

CONCORDANTIÆ

BIBLIORUM SACRORUM.

EX TYPIS BELIN-MANDAR, S.-CLODOALDI.

CONCORDANTIÆ
BIBLIORUM SACRORUM
VULGATÆ EDITIONIS,

AD RECOGNITIONEM

JUSSU SIXTI V. PONTIF. MAX.

BIBLIIS ADHIBITAM

RECENSITÆ ATQUE EMENDATÆ AC PLUSQUAM VIGINTI QUINQUE MILLIBUS VERSICULIS AUCTÆ
INSUPER ET NOTIS HISTORICIS, GEOGRAPHICIS, CHRONICIS LOCUPLETATÆ,

CURA ET STUDIO

F. P. DUTRIPON,

THEOLOGI ET PROFESSORIS.

Opus dicatum D. D. De Quelen, Parisiensi Archiepiscopo.

PARISIIS,

APUD BELIN-MANDAR, TYPOGRAPHUM ET BIBLIOPOLAM EDITOREM,

VIA VULGO DICTA SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 55.

M. DCCC. XXXVIII.

ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO

DD. HYACINTHO LUDOVICO

DE QUELEN,

ARCHIEPISCOPO PARISIENSI.

Quærenti mihi quibus potissimum auspiciis hæc mea evulgaretur NOVA SACRORUM BIBLIORUM CONCORDANTIA, *mox certum fuit, ut illam tibi,* PRÆSTANTISSIME PRÆSUL, *imprimis nuncuparem. Scilicet cum Ecclesia tot et tantis Episcoporum splendeat fulgoribus, tamen nominis existimationem tui, cum apud nostrates, tum apud exteros et qua christianus patet orbis, tantam invenio, ut a te conciliari jure sperem operi meo favorem maximum, et meum tibi ante alios studium, observantiam animumque optaverim commendari. Quem enim latet, quanto et religionis præsidio et summi ipsius Pontificis adjumento, quanto bonorum plausu, omniumque etiam inimicorum admiratione, inter maxima rerum discrimina, primus impietati ultro occurreris, coramque obstiteris, nec furenti cesseris, nec conniveris blandienti, nec*

undequaque debacchantem deserueris unquam; sed pluries triumphatam illa fidei victoria quæ vincit mundum, *tandem superaveris? Illa igitur nostra Gallia, quæ Hilarium olim e prælio revertentem, ut legimus, amplexa est, te admirata est tanta virtute decertantem, atque* arma potentia Deo *assueta manu et tanta arte tractantem. Quæ quidem arma pulcherrimam locupletissimamque militiæ cœlestis supellectilem, Sacras scilicet Scripturas, ego non nova prorsus, sed pleniori, ut opinor, ratione recensere aggressus sum, et in libro, ut ita dicam, promptuario reponere. Hic ergo habes, unde velim ut in usum tuum cedat aliquid, librum tibi, fateor, quanta est tua sacrorum Codicum experientia! plane inutilem, sed aliis, vel etiam rudibus, non injucundum, labore elucubratum meo, parvo quidem, si partes quaslibet spectes, maxime improbo, si summam omnino attenderis.*

Quam operam, qualiscumque sit, si tibi approbaverim, longioris patientiæ pretium videbor reportavisse amplissimum atque reportaturum; quæ tua est benignitas, spero, dum celsitudinem oro tuam, ut operi auctorique benedictionem apprecatur.

Amplitudinis tuæ

humillimus addictissimusque servus

F. P. DUTRIPON.

CONCORDANTIÆ
BIBLIORUM SACRORUM
VULGATÆ EDITIONIS,
SIXTI V. PONTIF. MAX. JUSSU
RECOGNITORUM ATQUE EDITORUM.

Prior numerus indicat caput cujusque libri. Posterior autem designat versus capitum. Littera H quam sæpius reperies in indicatione Psalmorum, significat juxta Hebræos; Littera vero L. juxta Latinos.

A

A. *Præpositio.*

Gen. 1- 4 Divisit lucem a tenebris.
2- 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio.

Et deinceps omittitur hæc præpositio quæ inveniri poterit multoties.

A et Ω.

Apoc. 1- 8 Ego sum A et Ω, principium et finis.
21- 6 Ego sum A et Ω, initium et finis.
22-13 Ego sum A et Ω, primus et novissimus.

AAA.

Jerem. 1- 6 A, a, a, Domine Deus, ecce nescio loqui.
14-13 A a a, Domine Deus, Prophetæ dicunt eis:
Ezech. 4-14 A a a, Domine Deus, ecce anima mea non est polluta.
20-49 A a a, Domine Deus, ipsi dicunt de me.
Joel. 1-15 A a a, Diei; quia prope est dies Domini.

AARON.

Filius Amram et Jochabed, utriusque de familia Levi. Aaron natus est in Ægypto anno mundi 2461, ante J.-Ch. 1593. Ab ipso Deo Pontifex electus est. Uxorem duxit Elisabeth filiam Aminadab I de tribu Juda. Peperit ei uxor quatuor filios, Nadab, Abiu, Eleazar et Ithamar. Porro cum vixisset centum viginti et tribus annis, mortuus est Aaron in monte Hor, qui tum erat trigesima quarta statio Hebræorum per desertum, anno mundi 2583, ante J.-Ch. 1471, in anno 39 post egressionem ex Ægypto.

Exod. 4-14 Aaron frater tuus Levites.
-27 Dixit autem Dominus Aaron.
-28 Narravitque Moyses Aaron.
-30 Locutusque est Aaron omnia verba.
5- 1 Post hæc ingressi sunt Moyses et Aaron.
- 4 Quare, Moyses et Aaron, sollicitatis populum.
-20 Occurreruntque Moysi et Aaron.

Exod. 6-13 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron.
-20 Quæ peperit ei Aaron et Moysen.
-23 Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth.
-25 Eleazar filius Aaron accepit uxorem.
-26 Iste est Aaron et Moyses.
-27 Iste est Moyses et Aaron.
- 1 Aaron frater tuus erit propheta tuus.
- 6 Fecit itaque Moyses et Aaron sicut præceperat Dominus.
- 7 Erat... Aaron octoginta trium (*annorum.*)
- 8 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron.
- 9 Dices ad Aaron: Tolle virgam.
-10 Ingressi itaque Moyses et Aaron. Tulitque Aaron virgam coram Pharaone.
-12 Devoravit virga Aaron virgas eorum.
-19 Dic ad Aaron: Tolle virgam.
-20 Feceruntque Moyses et Aaron sicut
8- 5 Dic ad Aaron: Extende manu[illegible].
- 6 Extendit Aaron manum super [illegible]uas.
- 8 Vocavit autem Pharao Moysen [illegible] Aaron.
-12 Egressique sunt Moyses et Aaro[illegible]
-16 Loquere ad Aaron: Extende virg[illegible]
-17 Et extendit Aaron manum.
-25 Vocavitque Pharao Moysen et A[illegible]ron
9- 8 Dixit Dominus ad Moysen et Aaron: Tollite plenas manus cineris.
-27 Misitque Pharao et vocavit Moysen et Aaron.
10- 3 Introïerunt ergo Moyses et Aaron ad Pharaonem.
- 8 Revocaveruntque Moysen et Aaron.
-16 Pharao vocavit Moysen et Aaron.
-24 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron.
11-10 Moyses autem et Aaron fecerunt omnia
12- 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen et Aaron.
-28 Fecerunt sicut præceperat Dominus Moysi et Aaron.
-31 Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte.
-43 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron.
-50 Fecerunt.... sicut præceperat Dominus Moysi et Aaron.
15-20 Maria prophetissa, soror Aaron.

Exod. 16- 2 Murmuravit... Israël contra Moysen et Aaron in solitudine.
- 6 Dixeruntque Moyses et Aaron ad... Israël.
- 9 Dixit quoque Moyses ad Aaron.
-10 Cumque loqueretur Aaron.
-33 Dixitque Moyses ad Aaron: Sume vas
-34 Posuitque illud (*vas man*) Aaron in tabernaculo.
17-10 Moyses autem Aaron et Hur ascenderunt.
-12 Aaron autem et Hur sustentabant manus.
18-12 Veneruntque Aaron et omnes seniores.
19-24 Ascendesque tu, et Aaron tecum.
24- 1 Ascende ad Dominum tu, et Aaron.
- 9 Ascenderuntque Moyses et Aaron
-14 Habetis Aaron et Hur vobiscum.
27-21 Collocabant eum Aaron et filii ejus.
28- 1 Applica quoque ad te Aaron fratrem Aaron, Nadab, et Abiu, Eleazar, et Ithamar.
2 Faciesque vestem sanctam Aaron.
- 3 Faciant vestes Aaron, in quibus sanctificatus,
- 4 Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron
-12 Portabitque Aaron nomina eorum
-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël.
-30 Doctrinam et Veritatem...in pectore Aaron.
-35 Et vestietur Aaron in officio ministerii.
-38 Portabitque Aaron iniquitates eorum.
-40 Filiis Aaron tunicas lineas parabis.
-41 Vestiesque his omnibus Aaron.
-43 Utentur eis Aaron et filii..... Legitimum sempiternum erit Aaron et semini.
29- 4 Et Aaron ac filios ejus applicabis.
- 5 Indues Aaron vestimentis suis
- 9 Aaron scilicet et liberos ejus, et impones eis mitras.
-10 Imponentque Aaron et filii ejus manus super caput.
-15 Super cujus caput ponent Aaron et filii ejus manus.
-19 Super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus.
-20 Extremum auriculæ dextræ Aaron.

Exod. -21 Asperges Aaron et vestes.
-24 Ponensque omnia super manus Aaron
-26 Quo initiatus est Aaron, sanctificabisque
-28 Quo initiatus est Aaron et filii ejus, cedentque in partem Aaron et filiorum ejus.
-29 Qua (*veste*) utetur Aaron.
-32 Quibus vescetur Aaron.
-35 Facies super Aaron.
-44 Sanctificabo... et Aaron.
30- 7 Adolebit incensum super eo Aaron.
-10 Deprecabitur Aaron super cornua.
-19 Lavabunt in ea Aaron... manus suas ac pedes.
-30 Aaron et filios ejus unges, sanctificabisque
31-10 Vestes sanctas in ministerio Aaron.
32- 1 Populus... congregatus adversus Aaron
- 2 Dixitque ad eos Aaron : Tollite inaures
- 3 Deferens inaures ad Aaron.
- 5 Quod cum vidisset Aaron, ædificavit altare
-21 Dixitque ad Aaron : Quid tibi fecit
-25 Spoliaverat enim eum Aaron, (*populum*)
-35 Pro reatu vituli, quem fecerat Aaron.
34-30 Videntes autem Aaron et filii Israël cornutam Moysi faciem.
-31 Reversi sunt tam Aaron quam principes.
35-19 Vestes Aaron pontificis ac filiorum ejus.
38-21 Per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis.
39- 1 Quibus indueretur Aaron quando ministrabat.
-25 Tunicas byssinas opere textili Aaron et f.
-41 Quibus sac.... utuntur in sanctuario Aaron
40-12 Applicabisque Aaron et filios ejus ad fores.
-29 Laveruntq. M. et Aaron ac f. manus... et pedes.
Levit. 1- 5 Offerent filii Aaron sac. sanguinem.
-11 Sanguinem... fundent super altare filii Aaron.
2- 2 Deferet (*thus*) ad filios Aaron sacerdotes :
- 3 Reliquum.. erit Aaron et f.. Sanctum sanct.
-10 Reliquum... erit Aaron et f... Sanctum
3- 2 Fundentque filii Aaron sac. sanguinem... per circuitum.
- 8 Fundentq. filii Aaron sanguinem ejus per circuitum altaris.
-13 Fundent filii Aaron sanguinem ejus per altaris circuitum.
6- 9 Præcipe Aaron et filiis ejus.
-14 Offerent filii Aaron coram Domino.
-16 Partem similæ comedet Aaron cum filiis
-18 Mares tantum stirpis Aaron comedent.
-20 Hæc est oblatio Aaron et filiorum
-25 Loquere Aaron et filiis ejus.
7-10 Cunctis filiis Aaron mensura æqua.
-31 Pectusculum autem erit Aaron et filiorum
-33 Qui obtulerit sanguinem et adipem, filiorum Aaron,
-34 Dedi Aaron sacerdoti et filiis ejus, lege perpetua.
-35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus
8- 2 Tolle Aaron cum filiis suis, vestes
- 6 Statimque obtulit Aaron et filios ejus
-12 Quod fundens super caput Aaron,
-14 Cumque super caput ejus posuisset Aaron,
-18 Cum imposuissent Aaron et f... manus suas,
-22 Posueruntq. super caput e. Aaron et f... manus suas.
-23 Tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron,
-24 Obtulit et filios Aaron;
-27 Tradens simul omnia Aaron et filiis
-30 Aspersit super Aaron et vestimenta ejus
-31 Aaron et filii ejus comedent eos
-36 Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta
9- 1 Vocavit Moyses Aaron et filios ejus, ac majores natu Israël, dixitque ad Aaron
- 7 Et dixit ad Aaron : Accede ad altare.
- 8 Statimque Aaron accedens ad altare
-21 Separavit Aaron, elevans coram Domino.
-23 Ingressi autem Moyses et Aaron in tabernaculum
10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis
- 3 Dixitque Moyses ad Aaron...Quod audiens tacuit Aaron.
- 4 Vocatis......Oziel patrui Aaron, ait ad eos
- 6 Locutusque est Moyses ad Aaron et ad Eleazar
- 8 Dixit quoque Dominus ad Aaron
-12 Locutusque est Moyses ad Aaron et ad Eleazar
-16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron
-19 Respondit Aaron: Oblata est hodie victima
11- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
13- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
- 2 Homo (*leprosus*).. adducetur ad Aaron sac.

Levit. 14-33 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
15- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
16- 1 Post mortem duorum filiorum Aaron
- 2 Loquere ad Aaron fratrem tuum
-23 Revertetur Aaron in tabernaculum
17- 2 Loquere Aaron et filiis ejus et cunctis
21- 1 Loquere ad sacerdotes filios Aaron
-17 Loquere ad Aaron : Homo de semine tuo
-21 Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron
-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron et ad fil.
22- 2 Loquere ad Aaron et ad filios ejus, ut caveant
- 4 Homo de semine Aaron, qui fuerit leprosus
-18 Loquere ad Aaron et filios ejus et ad omnes
24- 3 Ponetque eas Aaron a vespere usque ad mane
- 9 Eruntque Aaron et filiorum ejus, ut comedant
Num. 1- 3 Numerabitis eos per turmas uas, tu et Aaron
-17 Quos tulerunt Moyses et Aaron cum omni
-44 Quos numeraverunt Moyses et Aaron
2- 1 Locut.. Dom. ad Moysen et Aaron
3- 1 Hæ sunt generationes Aaron et Moysi
- 2 Hæc nomina filiorum Aaron
- 3 Hæc nomina filiorum Aaron
- 4 Functiq... sacerdotio Eleazar et Ithamar coram Aaron patre
- 6 Fac stare in conspectu Aaron sacerdotis
-10 Aaron et filiis ejus... Aaron autem et filios ejus constitues super cultum saderdotii
-32 Princeps aut. princ. Lev. Eleazar filius Aaron
-38 Castrametabuntur ante... Moyses et Aaron
-39 Levitæ quos numeraverunt Moyses et Aaron
-48 Dabisque pecuniam Aaron et filiis ejus
-51 Et dedit eam Aaron et filiis e. juxta verbum
4- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron
- 5 Ingredientur Aaron et filii ejus
-15 Cumque involverint Aaron et f. sanctuarium
-16 Super quos erit Eleazar filius Aaron
-17 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron
-19 Aaron et filii ejus intrabunt
-27 Jubente Aaron et... portabunt filii Gerson
-28 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron
-33 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron
-34 Recensuerunt igitur Moyses et Aaron
-37 Hos numeravit Moyses et Aaron
-41 Quos numeraverunt Moyses et Aaron
-45 Quos recensuerunt Moyses et Aaron
-46 Recenseri fecit ad nomen Moyses et Aaron
6-23 Loquere Aaron et filiis ejus
7- 8 Sub manu Ithamar filii Aaron
8- 2 Loquere Aaron, et dices ad eum
- 3 Fecitque Aaron et imposuit lucernas
-11 Et offeret Aaron Levitas munus
-13 Statuesque Levitas in conspectu Aaron
-19 Traditique eos dono Aaron et filiis
-20 Feceruntque Moyses et Aaron
-21 Elevavitque eos Aaron in conspectu Dom.
-22 Purificati ingred. ad officia...coram Aaron
9- 6 Qui non poterant facere Phase...acced. ad M. et Aaron
10- 8 Filii autem Aaron sacerd. clangent tubis
12- 1 Locutaque est Maria et Aaron contra M.
- 4 Statim locutus est ad eum et ad Aaron
- 5 Dominus..... vocans Aaron et Mariam
-10 Cumque respex... eam Aaron et vidisset perf. lepra
13-27 Venerunt ad Moysen et Aaron
14- 2 Murmurati sunt contra Moysen et Aaron
- 5 Moyses et Aaron ceciderunt proni
-26 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron
15-33 Obtulerunt eum Moysi et Aaron
16- 3 Cumq. stetissent adv. Moysen et Aaron
-11 Quid est enim Aaron ut murmuretis contra eum
-16 Et Aaron die crastino separatim
-17 Aaron quoque teneat thuribulum suum
-18 Quod cum fecissent, stantibus Moyse et Aaron
-20 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron
-37 Præcipe Eleazaro filio Aaron... ut tollat
-40 Qui non est de semine Aaron.
-41 Murmuravit omnis m... contra Moysen et Aaron
-43 Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum
-46 Dixit Moyses ad Aaron : Tolle thuribulum

Num. -47 Quod cum fecisset Aaron et cucurrisset
-50 Reversusque est Aaron ad Moysen
17- 3 Nomen autem Aaron erit in tribu Levi
- 6 Fueruntque virgæ duodecim absque virga Aaron
- 8 Invenit germinasse virgam Aaron
-10 Refer virgam Aaron in tabernaculum
18- 1 Dixitque Dominus ad Aaron
- 8 Locutusque est Dominus ad Aaron
-20 Dixitque Dominus ad Aaron
-28 Offerte Domino, et date Aaron sacerdoti
19- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron
20- 2 Convenerunt adversum Moysen et Aaron
- 6 Ingressusque Moyses et Aaron
- 8 Tolle virgam... tu et Aaron
-12 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron
-24 Pergat, inquit, Aaron ad populos suos
-25 Tolle Aaron et filium ejus cum eo
-26 Aaron colligetur, et morietur ibi
-28 Cumque Aaron spoliasset vestibus suis
-30 Omnis..multitudo videns occubuisse Aaron
25- 7 Quod cum vidisset Phinees filius Eleazari filii Aaron
-11 Phinees filius Eleazari filii Aaron
26- 1 Dixit Dominus ad M. et Eleazarum filium Aaron
- 9 Qui surrexerunt contra Moysen et Aaron
-59 Jochabed... genuit Amram viro suo...... Aaron et Moysen
-60 De Aaron orti sunt Nadab et Abiu, et El.
-64 Numerati sunt a Moy.. et Aaron in deserto
27-13 Ibis et tu... sicut ivit frater tuus Aaron
33- 1 Qui egressi sunt de Æg... in manu M. et Aaron
-38 Ascenditque Aaron sacerdos in montem Hor
Deut. 9-20 Adversum Aaron quoque vehementer iratus
10- 6 Mosera, ubi Aaron mortuus ac sepultus est
32-50 Sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte Hor
Josue. 21- 4 Egressaq. est sors in familiam Caath fil. Aaron
-10 Filiis Aaron per familias Caath.
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis
-19 Omnes simul civitates filiorum Aaron
24- 5 Misique Moysen et Aaron et percussi Æg.
-33 Eleazar quoque filius Aaron mortuus est
Judic. 20-28 Phinees filius Eleazari filii Aaron præposit.
1 *Reg.* 12- 6 Dominus, qui fecit Moysen et Aaron
- 8 Misit Dominus Moysen et Aaron
1 *Par.* 6- 3 Filii Amram; Aaron, Moyses et Maria; Filii Aaron; Nadab et Abiu, etc.
-49 Aaron vero et filii ejus adolebant incensum
-50 Hi sunt autem filii Aaron : Eleazar
-54 Habitacula..... filiorum scilicet Aaron,
-57 Filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum
12-27 Jojada quoque princeps de stirpe Aaron
15- 4 Necnon et filios Aaron et Levitas
23-13 Filii Amram : Aaron et Moyses. Separatusque est Aaron ut ministraret
-28 Sub manu filiorum Aaron in cultum
-32 Et custodiant.... observationem filiorum Aaron
24- 1 Porro filiis Aaron hæ partitiones erant : Filii Aaron : Nadab, et Abiu et Eleazar et
-19 Ingrediantur... juxta ritum... sub manu Aaron
-31 Miserunt.... sortes contra fratres suos filios Aaron
2 *Par.* 13- 9 Ejecistis sacerdotes Domini, filios Aaron.
-10 Ministrant Domino de filiis Aaron
26-18 Non est officii tui, Ozia... sed... filiorum Aaron
29-21 Dixitque sacerdotibus filiis Aaron ut offerrent
31-19 Sed et filiorum Aaron per agros
35-14 Sacerdotibus filiis Aaron paraverunt novissimis
1 *Esdr.* 7- 5 Filii Aaron sacerdotis ab initio
2 *Esdr.* 10-38 Erit autem sacerdos filius Aaron
12-46 Levitæ sanctificabant filios Aaron
Psal. 76-21 Deduxisti sicut oves... in manu Moysi et Aaron
98- 6 Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus
104-26 Misit Moysen...; Aaron, quem elegit ipsum
105-16 Et irritaverunt Moysen in castris, Aaron
113-10 Domus Aaron speravit in Domino
-12 Benedixit domui Aaron
117- 3 Dicat nunc domus Aaron
132- 2 Quod descendit in barbam, barbam Aaron
134-19 Domus Aaron, benedicite Domino.
Eccli. 36-19 Secundum benedictionem Aaron
45- 7 Excelsum fecit Aaron fratrem

Eccli. -25 Et addidit Aaron gloriam
50-14 Et omnes filii Aaron in gloria sua
-18 Tunc exclamaverunt filii Aaron
Mich. 6- 4 Misi ante faciem tuam Moysen et Aaron et Mariam?
1 *Mac.* 7-14 Homo sacerdos de semine Aaron venit
Luc. 1- 5 Uxor illius (*Zachariæ*) de filiabus Aaron
Act. 7-40 Dicentes ad Aaron : Fac nobis deos
Hebr. 5- 4 Sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron
7-11 Non secundum ordinem Aaron dici?
9- 4 Virga Aaron, quæ fronduerat

AARONITIS

1*Par.* 27-17 Aaronitis, Sadoc.

AASBAI

2 *Reg.* 23-34 Eliphelet filias Aasbaï, filii Machati.

AB

Gen. 1- 6 Et dividat aquas ab aquis.

Deinceps consulto omittitur.

ABADDON.

Apoc. 9-11 Regem Angelum cui nomen hebraïce Abaddon, græce Apollyon, latine... Exterminans.

ABALIENO

Eccli. 11-36 Et abalienabit te a tuis propriis
Isai. 1- 4 Blasphemaverunt... abalienati sunt retrorsum
Osee. 9-10 Abalienati sunt in confusionem
1 *Mac.* 11-53 Et mentitus est... et abalienavit se a Jonatha

ABANA. *Fluvius Syriæ.*

4 *Reg.* 5-12 Non meliores sunt Abana et Pharphar

ABARIM.

Mons deserti, super quem obiit Moyses anno 39 exeunte post egressionem ex Ægypto.

Num. 27-12 Ascende in montem istum Abarim
33-47 Venerunt ad montes Abarim contra Nabo
-48 Profectique de montibus Abarim
Deut. 32-49 Ascende in montem istum Abarim

ABARON.

Cognomen Eleazari, filii quarti Mathathiæ, anno mundi 2582, ante J.-Ch. 1472. Ipse est qui, cum vidisset elephantem in qua sedebat Antiochus, dedit se ut liberaret populum suum. Ivit ergo et supposuit se elephanti; occidit eum, et ipse illic mortuus est sub elephante cadente.

1 *Mac.* 2- 5 Eleazarum qui cognominabatur Abaron

ABBA

Marc. 14-36 Abba, Pater, omnia tibi possibilia
Rom. 8-15 In quo clamamus : Abba, (Pater).
Gal. 4- 6 Clamantem : Abba, Pater

ABBREVIATIO

Isaï. 10-23 Abbreviationem Dominus..faciet in medio
28-22 Abbreviationem audivi a Domino Deo

ABBREVIO

Isaï. 10-22 Consummatio abbreviata mundabit justitiam
50- 2 Numquid abbreviata et... facta est manus
59- 1 Ecce non est abbreviata manus Domini
Daniel. 9-24 Septuaginta hebdomades abbreviatæ sunt
Mich. 2- 7 Numquid abbreviatus est Spiritus Domini
Rom. 9-28 Et abbrevians in æquitate

ABDA, *pater Adoniram.*

3 *Reg.* 10-23 Adoniram filius Abda super tributa
2*Esdr.* 11-17 Abda filius Samma, filius Galal

ABDEEL,

Pater Selemiæ, qui jussus est apprehendere Baruch.

Jerem. 36-26 Præcepit... Selemiæ filio Abdeel

ABDEMELECH.

Eunuchus Æthiops, servus Sedeciæ ultimi regis Juda. Anno mundi 3444, Romæ 144, ante J.-Ch. 610.

Jerem. 38- 7 Audivit autem Abdemelech Æthiops vir
- 8 Egressus est Abdemelech de domo regis
-10 Præcepit itaque rex Abdemelech Æthiopi
-11 Assumptis ergo Abdemelech secum viris
-12 Dixitque Abdemelech Æthiops ad Jeremiam
39-16 Vade et dic Abdemelech Æthiopi

ABDENAGO

Cognomen Azariæ impositum a præposito eunuchorum Nabuchodonosor, anno mundi 3456, Romæ 156, ante J.-Ch. 598.

Daniel. 1- 7 Imposuit eis nomina... Azariæ, Abdenago
2-49 Constituit super opera provinciæ... et Abdenago
3-12 Constituisti super opera regionis... et Abdenago
-13 Ut adducerentur Sidrach... et Abdenago
-14 Vere-ne... et Abdenago, deos meos non colitis
-16 Respondentes Sidrach..., Misach et Abdenago
-19 Immutatus est super Sidrach... et Abdenago
-20 Jussit ut ligatis pedibus... et Abdenago
-22 Qui miserant Sidrach, Misach et Abdenago
-23 Et Abdenago, ceciderunt in medio camino
-93 Et Abdenago, servi Dei excelsi, egredimini
Egressi sunt.... et Abdenago de medio ignis
-95 Benedictus Deus... Abdenago, qui misit
-96 Quæcumque locuta fuerit blasphemiam contra Deum... Abdenago, dispereat
-97 Rex promovit... et Abdenago in provincia

ABDI I. *Levita de familia Merari.*

1 *Par.* 6-44 Ethan, filius Chusi, filii Abdi, filii Maloch.

ABDI II.

Ejusdem familiæ Merari, pater Cis. Ipso adjuvante templum purificatum est ab Assyriorum profanationibus.

2 *Par.* 29-12 De filiis Merari, Cis filius Abdi.

ABDI III.

Unus de filiis Ælam qui reversus est de Babylone et alienam uxorem duxerat quam postea dimisit.

1*Esdr.* 10-26 De filiis Ælam... Abdi, et Jerimoth et Elia.

ABDIAS I.

Dispensator regis Achab. Anno mundi 3126. Ipse est qui a furore impiæ Jezabel ducentos Prophetas subtraxit, quos abscondit in speluncis duabus et eos aluit per extremam famem.

3 *Reg.* 18- 3 Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem
Abdias autem timebat Dominum valde
- 5 Dixit ergo Achab ad Abdiam : Vade
- 6 Achab ibat per viam... Abdias per viam alteram
- 7 Cumque esset Abdias in via, Elias occurrit
-16 Abiit ergo Abdias in occursum Achab

ABDIAS II.

Quartus minorum Prophetarum.

Abd. 1- 1 Visio Abdiæ. Hæc dicit D. Deus ad Edom

ABDIAS III.

Pater Jesmaïæ de tribu Zabulon.

1 *Par.* 27-19 Jesmaïas filius Abdiæ

ABDIAS IV. *De tribu Levi.*

2 *Par.* 28-12 Erant autem præpositi Jahath et Abdias

ABDICO.

2 *Cor.* 4- 2 Sed abdicamus occulta dedecoris

ABDIEL.

Filius Guni, e tribu Gad.

1 *Paral.* 5-15 Fratres quoque filii Abdiel, filii Guni

ABDITA.

1 *Reg.* 13- 6 Absconderunt se in speluncis et in abditis
Psal. 16-12 Sicut catulus leonis habitans in abditis
1 *Mac.* 1-56 Effugaverunt populum Israël in abditis

ABDON I.

Filius Illel, de tribu Ephraïm; ab anno mundi 2872, judicavit populum Israël ad annum 2880, quo anno obiit, eique successit Samson.

Judic. 12-13 Judicavit Israël Abdon, filius Illel, Pharathonites.

ABDON II.

Filius Jehiel, de tribu Benjamin, dux Levitarum et princeps Gabaon ubi manebat cum uxore Maacha.

1 *Par.* 8-23 Et Abdon et Zechri, et Hanan

ABDON III.

Filius præcedentis et Maacha.

1 *Par.* 8-30 Filiusque ejus primogenitus Abdon, et Sur,
1 *Par.* 9-36 Filius primogenitus ejus Abdon et Sur, et Cis

ABDON IV.

Filius Micha, tempore Josiæ, anno mundi 3414, Romæ 114, ante J.-Ch. 640. Olymp. XXXV.

2 *Par.* 34-20 Præcepit Helciæ... et Abdon filio Micha,

ABDON.

Urbs in tribu Aser, concessa Levitis familiæ Gerson.

Josue. 21-30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon
1 *Par.* 6-74 De tribu vero Aser : Masal cum suburbanis, et Abdon similiter.

ABDUCO.

2 *Par.* 36- 4 Joachaz tulit secum et Abduxit in Ægyptum
2 *Esdr.* 1- 9 Etiamsi abducti fueritis ad extrema cœli
Judith. 2-16 Abduxitque omnes filios Madian
5-25 Captivi abducti sunt in terram non suam
7- 2 Abducti fuerant de provinciis
Psal. 136- 3 Qui abduxerunt nos : Hymnum cantate
Sap. 14-20 Multitudo a. hominum abducta per speciem
Baruc. 2-14 Ante faciem eorum, qui nos abduxerunt
4-16 Et abduxerunt dilectos viduæ
6-tit. Ad abducendos captivos in Babyloniam
- 1 Abducemini in Babyloniam captivi
Ezech. 23-42 Qui de multitud. hominum abducebantur
Nahum. 2- 7 Et miles captivus abductus est
Zach. 10- 2 Idcirco abducti sunt quasi grex
1 *Mac.* 2- 9 Vasa........ captiva abducta
Act. 20-30 Ut abducant discipulos post se
Hebr. 13- 9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci

ABDUCTIO.

Eccli. 38-20 In abductione permanet tristitia

ABED.

Filius Jonathan. Anno mundi 3594, Romæ 294, ante J.-Ch. 460. Reversus est de Babylone cum liberis Adan et quinquaginta viris.

1 *Esdr.* 8- 6 De filius Adan, Abed filius Jonathan,

ABEL.

Secundus Adæ et Evæ filius. Natus est anno mundi 3, ante J.-Ch. 4051. Occisus a Caïn fratre obiit anno 129 vel 130. Vixerat ergo 126 vel 127 annis.

Gen. 4- 2 Rursumque peperit fratrem ejus Abel
Fuit autem Abel pastor ovium
- 4 Abel quoque obtulit de primogenitis gregis
Et respexit Dominus ad Abel, et ad munera
- 8 Dixitque Caïn ad Abel fratrem suum
- 9 Surrexit Caïn adversus fratrem suum Abel
Dominus ad Caïn : Ubi est Abel frater tuus
-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel
Matth. 23-35 A sanguine Abel justi ad sanguinem Zach.
Luc. 11-51 A sanguine Abel usque ad sanguinem Zachariæ
Hebr. 11- 4 Fide plurimam hostiam Abel, quam Caïn, obtulit Deo.
12-24 Aspersionem melius loquentem quam Abel.

ABEL.

Civitas in tribu Manasse, sita ad orientem Jordanis.

Judic. 11-33 Percussitq. ab Aroër... usque ad Abel... vineis consita.

ABELA.

Urbs sita in medio tribus Nephthali.

2 *Reg.* 20-14 Transierat per omn. tribus Israël in Abelam
-15 Venerunt itaque et oppugnabant eum in Abela.
-18 Qui interrogant, interrogent in Abela :

ABEL DOMUS.

Civitas tribus Nephthali.

3 *Reg.* 15-20 Percusserunt Ahion, et Dan, et Abeldomum
4 *Reg.* 15-29 Rex Assur... cepit Aïon et Abel Domum

ABEL MAGNUS.

Septuaginta Interpretes habent : Aben, *quod significat Petram sive rupem. Prope Bethsames.*

1 *Reg.* 6-18 Usque ad Abelmagnum, super quem posuerunt arcam Domini,

ABELMAIM.

Urbs tribus Nephthali.

2 *Par.* 16- 4 Percusserunt Ahion, et Dan, et Abelmaïm.

ABELMEHULA,

Civitas Madian, dimidiæ tribus Manasse, ad occidentem Jordanis, in regione Tebbath. In ea civitate natus est Eliseus propheta.

Judic. 7-23 Fugientes usque.. crepidinem Abelmehula
3 Reg. 4-12 Bana filius Ahilud regebat... usque Abelmehula
19-16 Eliseum autem filium Saphat, qui est de Abelmehula, unges

ABELSATIM.

Locus est iste in quo Israelitæ luxerunt mortem Moysis.

Num. 33-49 Ibique castrametati sunt.. usque ad Abelsatim

ABENBOEN.

Josue. 18-18 Descenditq. ad Abenboën, id est, lapidem Boën

ABEO, ABIENS.

Gen. 14-11 Tulerunt autem omnem substantiam... et abierunt
18-22 Converteruntque se... abierunt Sodomam
-33 Abiitq. Dominus, postq. cessavit loqui
21-14 Quæ cum abiisset, errabat in solitudine
-16 Et abiit, seditque a regione procul
-19 Abiit, et implevit utrem, deditque puero
22- 3 Abiit ad locum quem præceperat ei Deus
-19 Abieruntque Bersabee simul et habitavit
24-10 Tulitque decem camelos.... et abiit
25-34 Accepto pane et lentis edulio, (*Esaü*) comedit, bibit et abiit
26- 1 Abiit Isaac ad Abimelech regem
27- 5 Quod cum audisset Rebecca et ille abiisset
-14 Abiit, et attulit, deditque matri
30-26 Da mihi uxores et liberos... ut abeam
31-17 Impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, abiit
-21 Cumque abiisset tam ipse quam omnia
32- 1 Jacob quoque abiit itinere quo cœperat
35-22 Abiit Ruben et dormivit cum Bala
36- 6 Tulit autem Esaü uxores.... : et abiit in alteram regionem
38-11 Quæ abiit (*Thamar*) et habitavit in domo patris sui
-19 Et surgens abiit; depositoque habitu
42-19 Vos autem abite et ferte frumenta
-33 Cibaria... necessaria sumite et abite
44-14 Necdum enim de loco abierat
-17 Vos autem abite liberi ad patrem vestrum
Exod. 4-18 Abiit Moyses et reversus est ad Jethro
8-28 Verumtamen longius ne abeatis,
12-32 Et abeuntes benedicite mihi
14-19 Tollensque se Angelus Dei... abiit post eos
18-27 Qui reversus, abiit in terram suam
Num. 12- 9 Iratusque contra eos, abiit
16-25 Surrexitque Moyses, et abiit ad Dathan et
23- 4 Cumque abiisset velociter, occurrit illi Deus
24- 1 Nequaquam abiit ut ante perrexerat
32-41 Jaïr autem filius Manasse abiit et occupavit vicos
Deut. 1-40 Revertimini et abite in solitudinem
15-13 Nequaquam vacuum abire patieris
19- 5 Sed abiisse cum eo simpliciter in sylvam
22- 7 Sed abire patieris, captos tenens filios
25- 3 Ne fœde laceratus ante oculos tuos abeat
31- 1 Abiit itaque Moyses et locutus est omnia
-14 Abierunt ergo Moyses et Josuë
Josue. 2- 5 Et illi pariter exierunt, nescio quo abierunt
8-13 Abiit ergo Josuë nocte illa, et stetit
22- 9 Et abierunt filii Ruben et filii Gad
Judic. 1- 3 Et abiit cum eo (*Juda*) Simeon
-11 Inde profectus abiit ad habitatores Dabir
-17 Abiit autem Judas cum Simeone fratre
-26 Dimissus, abiit in terram Hetthim
2- 6 Abierunt filii Israël unusq. in possessionem
3-13 Abiitque et percussit Israël
7- 8 Multitudinem abire præcepit ad tabernacula
8-29 Abiit itaque Jerobaal filius Joas
9- 1 Abiit autem Abimelech filius Jerobaal
-21 Fugit, et abiit in Bera : habitavitque ibi
-39 Abiit ergo Gaal, spectante Sichimorum populo
11-11 Abiit itaque Jephte cum principibus Galaad
-38 Cumque abiisset cum sociis ac sodalibus
16- 1 Abiit quoque in Gazam, et vidit ibi mulierem
21-23 Abieruntque in possessionem suam
Ruth. 1- 1 Abiitque homo de Bethlehem Juda
-16 Ne adverseris mihi ut relinquam te et abeam
2- 3 Abiit itaque et colligebat spicas

1 Reg. 1-18 Et abiit mulier in viam suam et comedit
2-11 Et abiit Elcana Ramatha in domum
-20 Et abierunt in locum suum
3- 5 Revertere et dormi. Et abiit, et dormivit
- 6 Consurgensque Samuël, abiit ad Heli,
- 8 Qui consurgens, abiit ad Heli
6- 6 Postquam percussus est, tunc dimisit eos, et abierunt
10- 2 Cum abieris hodie a me, invenies duos viros
- 3 Cumque abieris inde, et ultra transieris
- 9 Ut abiret a Samuële, immutavit ei Deus cor
-14 Quo abistis? Qui responderunt : Quærere asinas
-26 Saül abiit in domum suam in Gabaa
Et abiit cum eo pars exercitus
14-17 Requirite, et videte quis abierit ex nobis
-46 Porro Philisthiim abierunt in loca sua
15- 6 Dixitque Saül Cinæo : Abite, recedite
-27 Et conversus est Samuël ut abiret
-34 Abiit autem Samuël in Ramatha
16-13 Surgensque Saül, abiit in Ramatha
17-13 Abierunt autem tres filii ejus majores post Saül in prælium
-15 Abiit David, et reversus est a Saül, ut pas eret gregem
-20 Surrexit... David mane,... et onustus abiit
18-27 Post paucos dies surgens David, abiit cum viris
19-12 Porro ille abiit et aufugit, atque salvatus
-18 Abierunt ipse et Samuël et morati sunt in Najoth
-22 Abiit etiam ipse in Ramatha, et venit
-23 Et abiit in Najoth in Ramatha
20-41 Cumque abiisset puer, surrexit David de loco
-43 Et surrexit David, et abiit
22- 1 Abiit ergo David inde et fugit in speluncam
23- 5 Abiit ergo David, et viri ejus, in Ceïlam
-16 Surrexit Jonathas... et abiit ad David
-22 Abite ergo, oro, et diligentius præparate
-24 At illi surgentes abierunt in Ziph ante Saül
24-23 Abiit ergo Saül in domum suam
26-11 Tolle hastam... scyphum aquæ, et abeamus
-12 Tulit igitur David hastam... et abierunt
-25 Abiit autem David in viam suam
27- 2 David, et abiit ipse et sexcenti viri
28- 8 Mutavit ergo habitum... et abiit ipse et duo
30- 9 Abiit ergo David ipse, et sexcenti viri
2 Reg. 2-29 Abner autem et viri ejus abierunt per campestria
3-19 Et abiit ut loqueretur ad David in Hebron
-23 Dimisit eum, et abiit in pace
-24 Quare dimisisti eum, et abiit et recessit
4- 7 Sublatoque capite..., abierunt per viam deserti
5- 6 Et abiit rex et omnes viri qui erant cum eo
6- 2 Surrexitque David; et abiit, et universus populus
-12 Abiit ergo David, et adduxit arcam Dei
-19 Abiit omnis populus unusquisq. in domum
11-22 Abiit ergo nuntius, et venit, et narravit
13-37 Absalom fugiens, abiit ad Tholomaï
14-23 Joab et abiit in Gessur, et adduxit Absalom
15- 9 Vade in pace. Et surrexit et abiit in Hebron
17-17 Abiit ancilla et nuntiavit eis
-21 Cumq. abiissent, ascenderunt illi de puteo
-23 Surrexitque et abiit in domum suam
19-26 Abirem cum rege : claudus enim sum
20- 5 Abiit ergo Amasa ut convocaret Judam
21-12 Et abiit David, et tulit ossa Saül, et ossa J.
3 Reg. 1-50 Adonias... abiit, tenuitque cornu altaris
3- 4 Abiit itaque in Gabaon, ut immolaret ibi
9- 6 Sed abieritis et colueritis Deos alienos
10-13 Reversa est, et abiit in domum suam cum servis
11-24 Abieruntq. Damascum et habitaverunt ibi
12- 5 Cumque abiisset populus
-16 Et abiit Israël in tabernacula sua
13-10 Abiit ergo per aliam viam
-12 Dixit eis...: Per quam viam abiit? Ostenderunt ei filii viam per quam abierat vir Dei
-14 Et abiit post virum Dei, et invenit eum
-24 Qui cum abiisset, invenit eum leo in via
-28 Ille abiisset, invenit cadaver ejus project.
14- 4 Consurgens abiit in Silo; et venit in domum Ahiæ
-17 Uxor Jeroboam et abiit, et venit in Thersa
16-31 Et abiit, et servivit Baal, et adoravit eum
17- 5 Abiit ergo; et fecit juxta verbum Domini; Cumque abiisset, sedit in torrente Carith
-10 Surrexit, et abiit in Sarephta
-15 Quæ abiit, et fecit juxta verbum Eliæ
18-16 Abiit ergo Abdias in occursum Achab
-45 Ascendens itaque Achab abiit in Jezraël
19- 3 Timuit ergo Elias, et surgens abiit

3 Reg. -21 Consurgensque abiit, et secutus est Eliam
20-38 Abiit ergo Propheta, et occurrit regi
4 Reg. 1- 4 Et abiit Elias
2-25 Abiit autem inde in montem Carmeli
5-12 Cum ergo vertisset se, et abiret indignans
-19 Abiit ergo ab eo electo terræ tempore
-24 Dimisitque viros, et abierunt
6- 4 Et abiit cum eis
-23 Dimisit eos, abieruntq. ad dominum suum
7- 8 Et abierunt, et absconderunt
-15 Qui abierunt post eos usque ad Jordanem
8-28 Abiit quoque cum Joram filio Achab
9- 4 Abiit ergo adolescens puer Prophetæ
-18 Abiit ergo, qui ascenderat currum
10-15 Cumque abiisset inde, invenit Jonadab
19-35 Cumq. diluculo surrexisset...recedens abiit
23-29 Et abiit Josias rex in occursum ejus
1 Par. 1- 3 De filiis quoque Simeon abierunt in montem Seïr
11- 4 Abiit quoque David, et omnis Israël
19- 5 Qui cum abiissent, et hoc mandassent
2 Par. 1- 3 Abiit cum univ. mult. in excels. Gabaon
7-19 Et abeuntes servieritis diis alienis
8- 3 Abiit quoque in Emath Suba et obtinuit
-17 Tunc abiit Salomon in Asiongaber
-18 Abierunt cum servis Salomonis in Ophir
9-12 Reversa, abiit in terram suam cum servis
10- 5 Cumque abiisset populus
-16 Et abiit Israël in tabernacula sua
23- 3 Joïda pontifex non dimiserat abire turmas
24-25 Abeuntes dimiserunt eum in languoribus
25-11 Abiit in vallem Salinarum
34-22 Abiit ergo Helcias et hi qui simul
1 Esdr. 4-23 Abierunt festini in Jerusalem ad Judæos
10- 6 Esdras... abiit ad cubiculum Johanan
-16 Et abierunt, Esdras sacerdos et viri
2 Esdr. 2-16 Nesciebant quo abiissem, aut quid facerem
3-12 Abiit itaq. omnis populus ut comederet
Tobiæ 2- 3 Cumque abiisset, reversus nuntiavit ei
- 7 Sol occubuisset, abiit et sepelivit eum
8-11 Abierunt cum eo pariter ut foderent sep.
11- 4 Tulit... ex felle illo et abierunt
Judith. 8-34 Et revertentes abierunt
13- 1 Conclusit Vagao ostia cubiculi, et abiit
Job. 9-11 Si abierit; non intelligam
24-12 Deus inultum abire non patitur
42- 9 Abierunt ergo, Eliphaz Themanites et
Psal. 1- 1 Qui non abiit in consilio impiorum
33- 1 Davidi cum... dimisit eum et abiit
38-14 Ut refrigerer prius quam abeam
104-41 Fluxerunt aquæ : abierunt in sicco flumina
Prov. 7-19 Non est enim vir in domo sua, abiit via longissima
Eccl. 3-15 Deus instaurat quod abiit
Cant. 1- 7 O pulcherrima... abi post vestigia gregum
2-11 Hyems transiit : imber abiit et recessit
5-17 Quo abiit dilectus tuus, o pulcherrima
Eccli. 22-14 Et cum insensato ne abieris
31- 8 Beatus dives... qui post aurum non abit
Isaï. 29- 3 Vetus error abiit : servabis pacem
37-37 Abiit et reversus est Sennacherib
45-16 Simul abierunt in confusionem fabricatores errorum
50- 5 Non contradico : retrorsum non abii
57-17 Et abiit vagus in via cordis sui
Jerem. 3- 6 Abiit sibimet super omnem montem
- 8 Soror ejus, sed abiit, et fornicata est etiam
5-23 Recesserunt et abierunt
7-24 Abierunt in voluntatibus et in pravitate cordis
9-14 Abierunt post pravitatem cordis sui
11- 8 Abierunt unusquisque in pravitate cordis
-10 Hi ergo abierunt post deos alienos
13- 5 Abii et abscondi illud in Euphrate
- 7 Abii ad Euphratem, et fodi et tuli lumbare
-10 Abieruntq. post deos alienos ut servirent eis
14-18 Proph. et sacer. abierunt in terram, quam ignorabant
15- 6 Dicit Dominus : Retrorsum abiisti
16-11 Ait Dominus, et abierunt post deos alienos
28-12 Et abiit Jeremias propheta in viam suam
37- 8 Euntes abibunt, et recedent a nobis Chald. Quia non abibunt
41-10 Et abiit ut transiret ad filios Ammon
-14 Reversusque abiit ad Johanan filium Caree
-15 Ismahel... fugit... et abiit ad filios Ammon
-17 Et abierunt et sederunt peregrinantes
48-11 Moab... in transmigrationem non abiit
49-30 Fugite, abite vehementer, in voraginibus
50- 3 Et moti sunt, et abierunt
52- 7 Et abierunt per viam quæ ducit in eremum
Thren. 1- 6 Et abierunt absque fortitudine ante faciem
-18 Juvenes mei abierunt in captivitatem
4-15 Recedite, abite, nolite tangere
Baruc. 1-22 Abivimus unusquisque in sensum cordis

Baruc. 6-57 Et abibunt, nec sibi auxilium ferent
Ezech. 3-14 Et abii amarus in indignatione
37-21 De medio nationum, ad quas abierunt
Daniel. 6-18 Abiit rex in domum suam et dormivit
14-13 Et signantes annulo regis abierunt
Osee. 1- 3 Et abiit, et accepit Gomer filiam Debelaïm
5-11 Quoniam cœpit abire post sordes
-13 Et abiit Ephraïm ad Assur et misit
7-11 Ægyptum invocabant, ad Assyrios abierunt
11- 2 Vocaverunt eos, sic abierunt a facie eorum
Amos. 2- 4 Idola sua, post quæ abierant patres eorum
9- 4 Et si abierint in captivitatem coram
Jonæ. 3- 3 Jonas, et abiit in Niniven juxta verbum
1 Mac. 1-14 Abierunt ad regem : et dedit illis potestat.
-24 Sublatis omnibus abiit in terram suam
2-31 In deserto, et abiissent post illos multi
4-35 Abiit Antiochiam et elegit milites
5-21 Et abiit Simon in Galilæam
-24 Abierunt viam trium dierum per desertum
-39 Et abiit Judas obviam illis
-58 Præcepit... et abierunt Jamniam
6- 4 Abiit cum tristitia magna et reversus est
- 6 Abiit Lysias cum virtute forti
-22 Et abierunt ad regem, et dixerunt
-56 Et exercitus qui abierat cum ipso
7-20 Et abiit Bacchides ad regem
8-19 Et abierunt Romam viam multam valde
9- 2 Et abierunt viam, quæ ducit in Galgala
- 4 Abierunt in Beream viginti millia
-36 Exierunt..... et abierunt habentes ea
-59 Et abierunt, et consilium ei dederunt
-69 Cogitavit cum reliquis abire in regionem suam
-72 Et conversus abiit in terram suam
10-13 Et abiit in terram suam
-60 Et abiit cum gloria Ptolemaïdam
-78 Et abiit Azotum tanquam iter faciens
11- 7 Abiit Jonathas cum rege usque ad fluvium
-21 Et abierunt quidam qui oderant gentem
-24 Abiit ad regem Ptolemaïdam, et invenit gratiam
-61 Et abiit inde Gazam : et concluserunt
12- 3 Abierunt Romam, et intraverunt curiam
-40 Et exurgens abiit in Bethsan
-45 Conversus abibo : propterea enim veni
-46 Dimisit exercitum, et abierunt in terram Juda
13-24 Convertit Tryphon, et abiit in terram suam
14- 1 Abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia
- 3 Et abiit, et percussit castra Demetrii
16- 5 Surrexerunt mane, et abierunt in campum
2 Mac. 5- 7 Profugus iterum abiit in Ammaniten
9-29 Ad Ptolemæum Phil. in Ægyptum abiit
12-10 Cum jam abiissent novem stadiis
-29 Ad civitatem Scytharum abierunt
-32 Post Pentecosten abierunt contra Gorgiam
13-16 Rebus prospere gestis, abierunt
-22 In Bethsuris : dextram. dedit : accepit : abiit
14-34 Et his dictis, abiit.
Matth. 2- 9 Qui cum audissent regem, abierunt
4-24 Et abiit opinio ejus in totam Syriam
8-32 Illi exeuntes abierunt in porcos
Et abiit totus grex per præceps in mare
9- 7 Surrexit et abiit in domum suam
10- 5 In viam gentium ne abieritis
11- 7 Illis autem abeuntibus
12- 1 Abiit Jesus per sata Sabbato
13-25 Superseminavit zizania in medio tritici, et abiit
-46 Abiit et vendidit omnia quæ habuit
16- 4 Et relictis illis, abiit
18-30 Abiit et misit eum in carcerem
19-12 Cum imposuisset eis manus, abiit inde
-22 Abiit tristis : erat enim habens multas possessiones
20- 5 Illi autem abierunt, (*ad vineam*)
21-17 Abiit foras extra civitatem in Bethaniam
-29 Postea autem pœnitentia motus, abiit
22- 5 Abierunt, alius in villam suam, alius
-15 Tunc abeuntes Pharisæi, consilium inierunt
-22 Et relicto eo, abierunt
25-16 Abiit autem qui quinque talenta acceperat
-18 Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram
-25 Et timens abii, et abscondi talentum
26-14 Tunc abiit unus de duodecim (*Judas Isc.*)
-42 Iterum secundo abiit, et oravit
27- 5 Et abiens, laqueo se suspendit
-60 Advolvit saxum magn. ad ostium monumenti et abiit
-66 Illi autem abeuntes, munierunt sepulcrum
Matth. 28-11 Quæ cum abiissent, ecce quidam de custodibus
-16 Discipuli abierunt in Galilæam
Marc. 1-35 Egressus abiit in desertum locum
2-12 Sublato grabato, abiit coram omnibus
5-20 Abiit et cœpit prædicare in Decapoli
-24 Abiit cum illo et sequebatur eum turba
6- 1 Egressus inde, abiit in patriam suam
-32 Abierunt in desertum locum seorsum
-33 Et viderunt eos abeuntes et cognoverunt
-46 Cum dimisisset eos, abiit in montem orare
7-24 Surgens abiit in fines Tyri et Sidonis
-30 Cum abiisset domum suam, invenit puellam
8-13 Ascendit iterum navim et abiit trans fretum
10-22 Abiit mœrens; erat enim habens multas
11- 4 Abeuntes invenerunt pullum ligatum
12-12 Et relicto eo, abierunt
14-10 Abiit ad summos sacerdotes, ut proderet
-16 Et abierunt Discipuli ejus et venerunt
-39 Iterum abiens, oravit, eumdem sermonem
Luc. 1-23 Ut impleti sunt dies... abiit in domum suam
-39 Exurgens autem Maria... abiit in montana
5-25 Abiit in domum suam, magnificans Deum
8-33 Impetu abiit grex per præceps in stagnum
-39 Abiit per universam civitatem prædicans
9-56 Et abierunt in aliud castellum
10-30 Plagis impositis, abierunt, semivivo relicto
15-15 Et abiit, et adhæsit uni civium
19-12 Homo quidam nobilis abiit in region. long.
-32 Abierunt a. qui missi erant et invenerunt
22- 4 Et abiit, et locutus est cum principibus
24-12 Abiit secum mirans quod factum fuerat
-24 Abierunt quidam ex nostris ad monumentum
Joan. 4- 3 Reliquit Judæam, et abiit iterum in Gal.
- 8 Abierunt in civitatem ut cibos emerent
-28 Mulier, et abiit in civitatem
-43 Exiit inde : et abiit in Galilæam
-47 Cum audisset quia Jesus veniret... abiit ad eum
5-15 Abiit ille homo, et nuntiavit Judæis
6- 1 Post hæc abiit Jesus trans mare Galilææ
-22 Sed soli Discipuli ejus abiissent
-67 Ex hoc multi Discipulorum ejus abierunt retro
-68 Numquid et vos vultis abire?
9- 7 Abiit ergo, et lavit, et venit videns
-11 Dixit mihi : Vade... Et abii, lavi, et video
10-40 Et abiit iterum trans Jordanem
11-28 Cum hæc dixisset, abiit, et vocavit Mariam
-44 Dixit eis Jesus : Solvite eum, et sinite abire
-46 Quidam autem ex ipsis abierunt ad Pharisæos
-54 Sed abiit in regionem juxta desertum
12-11 Multi propter illum abibant ex Judæis
-19 Ecce mundus totus post eum abiit
-36 Hæc locutus est Jesus; et abiit et abscondit se
14- 3 Et si abiero, et præparavero vobis locum
16- 7 Si enim non abiero, Paracletus non veniet
Si autem abiero, mittam eum ad vos
18- 6 Abierunt retrorsum et ceciderunt in terram
- 8 Si ergo me quæritis, sinite hos abire
20-10 Abierunt ergo iterum Discipuli ad semetipsos
Act. 1-25 Prævaricatus est Judas ut abiret in locum suum
5-26 Tunc abiit magistratus cum ministris
8-27 Et surgens abiit. Et ecce vir Æthiops
9-17 Et abiit Ananias, et introivit in domum
12-17 Et egressus abiit in alium locum
13- 4 Missi a Spiritu sancto abierunt Seleuciam
Gal. 1-17 Abii in Arabiam : et iterum reversus sum
2 Tim. 4- 9 Demas enim me reliquit... et abiit Thessalonicam
Jacob. 1-24 Consideravit e. se et abiit, et statim oblit.
Judæ. - 7 Abeuntes post carnem alteram, factæ sunt
-11 Væ illis, quia in via Caïn abierunt
Apoc. 9-12 Væ unum abiit, et ecce veniunt
10- 9 Et abii ad Angelum, dicens ei
11-14 Væ secundum abiit; et ecce væ tertium
12-17 Iratus est draco in mulierem : et abiit
16- 2 Et abiit primus, et effudit phialam
21- 1 Prima terra abiit, et mare jam non est
- 4 Neque dolor erit ultra, quia prima abierunt

ABERRANTES.

1 Tim. 1- 6 A quibus quidam aberrantes, conversi sunt in vaniloquium

ABES. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue. 19-20 Et Rabboth et Cesion Abes

ABESALOM.

Anno mundi 3890, Romæ 590, ante J.-Ch. 164. Legatus quem Judas Machabæus misit ad Antiochum.

2 Mac. 11-17 Joannes et Abesalom, qui missi fuerant

ABESAN.

Anno mundi 2855, ante J.-Ch. 1199. Vir de tribu Juda qui post mortem Jephte judicavit populum Israël per septem annos.

Judic. 12- 8 Post hunc judicavit Israël Abesan de Bethlehem.

ABESSALOM.

Pater Maacha quæ fuit mater Abiæ. Anno mundi 3077, ante J.-Ch. 977.

3 Reg. 15- 2 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom
-10 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom

ABGATHA. *Eunuchus Assueri.*

Esth. 1-10 Præcepit... Abgatha et Zethar et Charcas

ABHORREO, RESCO.

Eccli. 38- 4 Vir prudens non abhorrebit illa
2 Mac. 6-12 Ne abhorrescant propter adversos casus

ABI *et* ABIA I.

Anno mundi 3808. Filia Zachariæ, materque Ezechiæ regis Juda.

4 Reg. 18- 2 Nomen matris ejus Abi filia Zachariæ
2 Par. 29- 1 Nomen matris ejus Abia filia Zachariæ

ABIA II, *uxor Hesron.*

1 Par. 2-24 Habuit quoque Hesron uxorem Abia

ABIAS I.

Filius Bechor, filii Benjamin.

1 Par. 7- 8 Filii Bechor : ... et Abia, et Anathoth, et

ABIAS II.

Filius Samuel, fraterque Joel, anno mundi 2960, ante J.-Ch. 1094. Ipse cum patre judicavit Israel. Sed noluit Samuel filios suos judices esse Israel ultra mortem suam, ideoque, Domino jubente, unxit in regem Saül.

1 Reg. 8- 2 Nomen secundi Abia, judicum in Bersabee
1 Par. 6-58 Filii Samuel, primogenitus Vasseni, et Abia

ABIAS III, *vel* ABIA.

Primogenitus filius Jeroboam, regis Samariæ. Anno mundi 3081, ante J.-Ch. 973.

3 Reg. 14- 1 In tempore illo ægrotavit Abia filius Jeroboam

ABIAS IV, *vel* ABIA, *vel* ABIAM.

Anno mundi 3077, ante J.-Ch. 977. Filius Roboam regis Juda. Ipse post mortem patris regnavit tribus annis.

3 Reg. 14-31 Et regnavit Abiam filius ejus pro eo.
15- 1 Regnavit Abiam super Judam.
- 7 Reliqua autem sermonum Abiam,
Fuitque prælium inter Abiam et Jeroboam
- 8 Et dormivit Abiam cum patribus suis,
1 Par. 3-10 Roboam : cujus Abia filius genuit Asa
2 Par. 11-50 Maacha... quæ peperit ei Abia, et Ethaï
-22 Constituit vero in capite; Abiam filium
12-16 Et regnavit Abia filius ejus pro eo.
2 Par. 13- 1 Regnavit Abia super Judam
- 2 Erat bellum inter Abiam et Jeroboam
- 3 Cumque iniisset Abia certamen
- 4 Stetit ergo Abia super montem Semeron
-15 Israël qui stabat ex adverso Abia et Juda
-17 Percussit ergo eos Abia, et populus ejus
-19 Persecutus est a. Abia fugientem Jeroboam.
-20 Nec valuit ultra resistere Jeroboam in diebus Abia
-21 Igitur Abia,... accepit uxores quatuordecim
-22 Reliqua autem sermonum Abia
14- 1 Dormivit autem Abia cum patribus suis
Matth. 1- 7 Roboam autem genuit Abiam
Abias autem genuit Asa

ABIAS V.

Anno mundi 3021, ante J.-Ch. 1033. E familia Eleazari filii Aaron. Abiæ isto contigit octava sors ordinis sacerdotum.

1 Par. 24-10 (Exivit autem sors)... octava Abia
Luc. 1- 5 Zacharias de vice Abia

ABIALBON.

Unus e triginta robustioribus viris David.

2 Reg. 23-31 Abialbon Arbathithes, Azmaveth de Beromi

ABIASAPH.

Filius Elcanæ, de familia Aaron.

1 *Par.* 6–23 Abiasaph filius ejus, Asir filius ejus
–37 Filii Asir, filii Abiasaph, filii Core
9–19 Sellum vero filius Core, filii Abiasaph

ABIATHAR.

Anno mundi 2973, *ante J.-Ch.* 1081. *De familia Ithamar filii Aaron. Is fuit pater Achimelech. Extant variæ opiniones circa Abiathar : alii putant eum esse filium Achimelech; alii putant esse patrem. Verisimile videtur ambos nomina duo habuisse, nempe Abiathar Achimelech, et Achimelech Abiathar.*

1 *Reg.* 22–20 Cujus nomen Abiathar, fugit ad David
–22 Et ait David ad Abiathar : Sciebam...
23– 6 Fugiebat Abiathar filius Achimelech
– 9 Dixit ad Abiathar sacerdotem : Applica Ephod
30– 7 Et ait ad Abiathar sacerdotem filium
Et applicavit Abiathar Ephod ad David
2 *Reg.* 8–17 Achimelech filius Abiathar, erant sacerdotes
15–24 Et ascendit Abiathar, donec expletus esset
–27 Jonathas filius Abiathar, duo filii vestri,
–29 Sadoc et Abiathar arcam Dei in Jerusalem
–35 Habes autem tecum Sadoc et Abiathar sac.
Indicabis Sadoc et Abiathar sacerdotibus
–36 Et Jonathas filius Abiathar
17–15 Ait Chusaï Sadoc et Abiathar sacerdotibus
19–11 David misit ad Sadoc et Abiathar sacerdotes
20–25 Sadoc vero et Abiathar, sacerdotes
3 *Reg.* 1– 7 Cum Abiathar sacerdote, qui adjuvabant
–19 Et vocavit... Abiathar quoque sacerdotem
–25 Principes exercitus, Abiathar quoque sacerdotem
–42 Jonathas filius Abiathar sacerdotis venit
2–22 Et habet Abiathar sacerdotem et Joab
–26 Abiathar quoque sacerdoti dixit rex
–27 Ejecit ergo Salomon Abiathar, ut non esset
–35 Et Sadoc sacerdotem posuit pro Abiathar
4– 4 Sadoc autem, et Abiathar sacerdotes
1 *Par.* 15–11 Vocavitq. David Sadoc et Abiathar sacerdotes
18–16 Acimelech filius Abiathar, sacerdotes
24– 6 Acimelech filio Abiathar, principibus
27–34 Joiada filius Banaïæ, et Abiathar
Marc. 2–26 Introivit in domum Dei sub Abiathar princ. sacerdotum

ABIDA, *filius Madian.*

1 *Par.* 1–33 Filii autem Madian : Epha... et Abida

ABIDAN.

Anno mundi 2345, *ante J.-Ch.* 1709. *Filius Gedeonis et princeps tribus Benjamin. Anno secundo post Hebræorum egressionem ex Ægypto, prima mensis Ijar, jubente Domino numerati sunt Israelitæ in deserto Sinaï et duces obtulerunt munera. In dedicationem altaris Abidan nonus obtulit.*

Num. 1–11 De Benjamin, Abidan filius Gedeonis
2–22 Benjamin princeps fuit Abidan filius Gedeonis
7–60 Die nono princeps filiorum Benjamin Abidan
–65 Hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis
10–24 In tribu Benjamin dux Abidan

ABIEL.

Pater Cis, de tribu Benjamin.

1 *Reg.* 9– 1 De Benjamin nomine Cis, filius Abiel
14–51 Ner pater Abner, filius Abiel
1 *Par.* 11–32 Huraï de torrente Gaas, Abiel Arbathites

ABIES.

4 *Reg.* 19–23 Cedros ejus et electas abietes illius
Isai 14– 8 Abietes quoque lætatæ sunt super te
37–24 Succidam... et electas abietes illius
41–19 Ponam in deserto abietem, ulmum
55–13 Pro saliunca ascendet abies, et pro urtica
60–13 Ad te veniet, abies et buxus et pinus
Ezech. 27– 5 Abietibus de Sanir extruxerunt te
31– 8 Abietes non adæquaverunt summitatem
Osee. 14– 9 Dirigam eum ego ut abietem virentem
Zach. 11– 2 Ulula abies, quia cecidit cedrus

ABIEGNA.

3 *Reg.* 5– 8 Ego faciam... in lignis cedrinis et abiegnis
–10 Hiram dabat... ligna abiegna
6–15 Texit pavimentum domus tabulis abiegnis
–34 Duo ostia de lignis abiegnis altrinsecus
9–11 H... Salomoni ligna cedrina et abiegna
2 *Par.* 3– 5 Texit tabulis ligneis abiegnis

ABIETARIUS.

Exod. 35–35 Ut faciant opera abietarii, polymitarii

ABIEZER I. *Vir de tribu Manasse.*

Josue. 17– 2 Reliquis filiorum Manasse... filiis Abiezer.
Judic. 6 34 Buccina convocavit domum Abiezer
8– 2 Melior est racemus Ephraïm, vindemiis Abiezer
1 *Par.* 7–18 Soror.... Regina peperit.... Abiezer, et Mohola

ABIEZER II.

Anathothites, de tribu Benjamin. Nonus fuit a triginta fortissimorum virorum in exercitu David. In turma, cui præfuit, erant viginti-quatuor hominum millia.

2 *Reg.* 23–27 Abiezer de Anathoth, Mobonnaï
1 *Par.* 11–28 Ira filius Acces Thecuites, Abiezer Anath.
27–12 Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites

ABIGABAON. *Pater Abdon.*

1 *Par.* 8–29 In Gabaon a. habitaverunt Abigabaon

ABIGAIL I.

Anno mundi 2877, *ante J.-Ch.* 1077. *Uxor Nabal Carmeli, tribu de Juda. Nabal mortuo, duxit eam David, quæ peperit ei duos filios. Nempe Cheleab in Hebron qui vocatur Daniel in lib.* 1 *Paral. cap.* III–I. *Natus est alter in Jerusalem, cujus non patet nomen.*

1 *Reg.* 25– 3 Nabal : et nomen uxoris ejus Abigaïl
–14 Abigaïl auxori Nabal nuntiavit unus
–18 Festinavit igitur Abigaïl, et tulit ducentos panes
–23 Cum autem vidisset Abigaïl David, festinavit
–32 Ait David ad Abigaïl : Benedictus Dominus
–36 Venit autem Abigaïl ad Nabal.
–39 Locutus est ad Abigaïl, ut sumeret eam
–40 Venerunt pueri David ad Abigaïl in Carmel.
–42 Festinavit, et surrexit Abigaïl, et ascendit
27– 3 Abigaïl uxor Nabal Carmeli,
–30 Uxores... et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
2 *Reg.* 2– 2 Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
3– 3 Post eum Cheleab de Abigaïl uxore Nabal.
1 *Par.* 3– 1 Secundum Daniel de Abigaïl Carmelitide

ABIGAIL II.

Filia Naas, qui etiam vocatur Isaï in lib. 1 *Paral. – Soror David, quam duxit Jether Ismahelites. – Mater Amasæ quem pro Joab constituit Absalom super exercitum contra David.*

2 *Reg.* 17–25 Qui ingressus est ad Abigaïl filiam Naas,
1 *Par.* 2–16 Quorum sorores fuerunt Sarvie et Abigaïl
–17 Abigaïl autem genuit Amasa,

ABIGO.

Gen. 15–11 Descend. volucres... et abigebat eas Abram
31–26 Ut... abigeres filias meas quasi captivas
8– 9 Ut abigantur ranæ a te et a domo tua
Num. 22–11 Si quo modo possim pugnans abigere eum
Deut. 28–26 Sit cadaver... bestiis terræ et non sit qui abigat
Judic. 16–19 Cœpit abigere eum, et a se repellere
1 *Reg.* 23– 5 Abiit ergo David... et abegit jumenta eorum
Job. 24– 3 Asinum pupillorum abegerunt
Jerem. 7–33 In cibos volucribus... et non erit qui abigat

ABIHAIEL *seu* ABIHAIL I.

Anno mundi 2543, *ante J.-Ch.* 1511. *Pater Suriel, e familia Merari cujus numerati sunt filii in deserto anno secundo post egressionem Hebræorum, de terra Ægypti et inventi sunt sex millia ducenti virorum.*

Num. 3–35 Princeps eorum Suriel filius Abihaïel :

ABIHAIL II.

Filius Huri, de tribu Gad.

1 *Par.* 5–14 Hi filii Abihaïl, filii Huri, filii Jara.

ABIHAIL III.

Pater Esther reginæ; fraterque Mardochæi qui eam sibi adoptaverat in filiam.

Esther. 2–15 Instabat dies, quo Esther, filia Abihaïl
9–29 Scripseruntq. Esther regina filia Abihaïl et

ABIHAIL IV.

Uxor Abisur filii Semeï.

2 *Par.* 2–29 Nomen vero uxoris Abisur Abihaïl

ABIHAIL V.

Anno mundi 3065, *ante J.-Ch.* 989. *Filia Eliab, filii Isai, et fratris David. Amavit eam Roboam rex Juda et eam duxit uxorem.*

2 *Par.* 11–18 Duxit a. Roboam... Abihaïl q. filiam Eliab

ABILINA. *Provincia Syriæ.*

Lucæ. 3– 1 Et Lysania Abilinæ tetrarcha

ABIMAEL.

Anno mundi 1754, *ante J.-Ch.* 2300. *Filius Jectan, ex familia Sem, quorum facta est habitatio de Messa pergentibus usque Sephar montem orientalem.*

Gen. 10–28 Et Ebal, et Abimaël, Saba,
1 *Par.* 1–22 Hebal etiam, et Abimaël et Saba,

ABIMELECH I.

Anno mundi 2139, *ante J.-Ch.* 1915. *Rex Geraræ, qui tulit Saram uxorem Abraham.*

Gen. 20– 2 Misit ergo Abimelech rex Geraræ et tulit eam.
– 3 Venit autem Deus ad Abimelech per somnium
– 4 Abimelech vero non tetigerat eam, et ait :
– 8 De nocte consurgens Abimelech, vocavit
– 9 Vocavit autem Abimelech etiam Abraham
–14 Tulit igitur Abimelech oves et boves
–17 Sanavit Deus Abimelech et uxorem
–18 Concluserat enim Dom. omnem vulvam domus Abimelech
21–22 Eodem tempore dixit Abimelech et Phicol
–25 Et increpavit Abimelech propter puteum
21–26 Responditq. Abimelech: Nescivi quis fecerit
–27 Dedit Abimelech : percusseruntq. ambo fœdus
–29 Cui dixit Abimelech : Quid sibi volunt
–33 Surrexerit autem Abimelech, et Phicol princeps

ABIMELECH II.

Anno mundi 2228, *ante J.-Ch.* 1826. *Rex Geraræ, filius præcedentis, qui et ipse tulit uxorem Isaac, quindecim annis post mortem Abraham.*

Gen. 26– 1 Abiit Isaac ad Abimelech regem Palæstinorum
– 8 Prospiciens Abimelech rex Palæstinorum
–10 Dixitq. Abimelech : Quare imposuisti nobis
–16 Ut ipse Abimelech diceret ad Isaac
–26 Cum venissent de Geraris, Abimelech et Ochosath

ABIMELECH III.

Filius Gedeonis et concubinæ Sichimitanæ. Princeps populi Israel electus est anno mundi 2800, *ante J.-Ch.* 1254, *et regnavit tribus annis.*

Judic. 8–31 Concubina..... genuit ei filium nomine Abimelech
9– 1 Abiit autem Abimelech filius Jerobaal
– 3 Inclinaverunt cor eorum post Abimelech
– 6 Abieruntque et constituerunt regem Abimelech
–15 Constituistis super vos regem Abimelech
–18 Constituistis regem Abimelech filium ancillæ
–19 Hodie lætamini in Abimelech, et ille lætetur
–20 Egrediatur ignis... et devoret Abimelech
–21 Habitavitque ibi ob metum Abimelech fratris
–22 Regnavit itaque Abimelech super Israël
–25 Misitq. Dominus spirit. pessim. inter Abimelech
–24 Effusionem sang. in Abimelech fratrem
–25 Nuntiatumque est Abimelech
–27 Inter epulas et pocula maledicebant Abimelech
–28 Quis est Abimelech ? et quæ est Sichem
–29 Ut auferrem de medio Abimelech
Dictumque est Abimelech : Congrega
–31 Misit clam ad Abimelech nuntios
–34 Surrexit itaque Abimelech cum omni
–35 Surrexit autem Abimelech et omnis exercitus
–38 Quis est Abimelech ut serviamus ei
–39 Abiit ergo Gaal... et pugnavit contra Abimelech
–41 Et Abimelech sedit in Ruma
–42 Quod cum nuntiatum esset Abimelech
–45 Porro Abimelech omni die illo oppugnabat
–47 Abimelech quoque audiens viros turris
–50 Abimelech autem inde proficiscens
–52 Accedensque Abimelech juxta turrim

Judic. -53 Illisit capiti Abimelech et confregit
-56 Reddidit Deus malum, quod fecerat Abimelech
10- 1 Post Abimelech surrexit dux in Israël Phua patrui Abimelech, vir de Issachar
2 Reg. 11-21 Quis percussit Abimelech filium Jerobaal

ABIMELECH IV.

In Psalmo XXXIII, *nomen Abimelech positum est pro nomine Achis regis Geth; quandoquidem David ante Achis, non ante regem Abimelech immutavit faciem suam. Edit. quædam habent* ACHIMELECH.

Psal. 33- 1 Davidi, cum immutavit vultum suum coram Abimelech, et dimisit eum, et abiit.

ABINADAB I.

Filius Isaï et frater David.

1 Reg. 16- 8 Et vocavit Isaï Abinadab et adduxit eum
17- 3 Secundus Abinadab, tertiusque Samma
1 Par. 2-13 Isaï a. genuit... secundum Abinadab

ABINADAB II.

Levites de Cariathiarim apud quem arca Domini posita est.

1 Reg. 7- 1 Intulerunt eam in domum Abinadab
2 Reg. 6- 3 Tuleruntque eam de domo Abinadab Ahio filii Abinadab, minabant plaustrum
- 4 Cumque tulissent eam de domo Abinadab

ABINADAB III.

Filius Saül, qui cum patre periit in monte Gelboe.

3 Reg. 31- 2 Percusserunt Jonatham et Abinadab
1 Par. 9-39 Saül genuit... Abinadab et Esbaal
10- 2 Percusserunt Jonatham et Abinadab
13- 7 Super plustrum novum, de domo Abinadab

ABINOEM.

Anno mundi 2740, *ante J.-Ch.* 1314. *Pater Barac, quem prophetissa Debbora elegit ut populum Israël liberaret a servitute Jabin rege Chananæorum.*

Judic. 4- 6 Vocavit Barac filium Abinoëm de Cedes
-12 Ascendisset Barac filius Abinoëm in montem
5- 1 Barac filius Abinoëm in illo die dicentes
-12 Apprehende captivos tuos fili, Abinoëm

ABIRAM.

Anno mundi 3584, *ante J.-Ch.* 1470. *Filius primogenitus Hiel de Bethel. Cum voluisset Hiel de Bethel reædificare civitatem Jericho, perierunt duo ejus filii juxta imprecationem Josue; anno mundi* 3118, *ante J.-Ch.* 936; *quæ sic fertur in lib. Josue*, VI, 26. Maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et ædificaverit civitatem Jericho. In primogenito suo fundamenta illius jaciat, et in novissimo liberorum ponat portas ejus. *Porro sic legitur in 3 Reg.* XVI, 34:

3 Reg. 16-34 In diebus ejus ædificavit Hiel de Bethel, Jericho: in Abiram primitivo suo fundavit eam et in Secub, etc.

ABIRON.

Anno mundi 2547, *ante J.-Ch.* 1507. *Abiron de tribu Ruben, una cum Core et Dathan et* 250 *viris surrexit adversus Moysen et Aaron. Terra autem deglutivit illos et vivi descenderunt in infernum.*

Num. 16- 1 Dathan atque Abiron filii Eliab
-12 Vocaret Dathan et Abiron filios Eliab
-24 A tabernaculis Core, et Dathan et Abiron
-25 Moyses, et Abiit ad Dathan et Abiron
-27 Dathan et Abiron egressi stabant in introitu
Deut. 11- 6 Abiron filiis Eliab, qui fuit filius Ruben
Psal. 105-17 Operuit super congregationem Abiron
Eccli. 45-22 Qui erant cum Dathan et Abiron

ABISAG.

Anno mundi 3020, *ante J.-Ch.* 1034. *Adolescentula Sunamitis pulchra et speciosa valde, quam servi David adduxerunt, ut illum foveret, eique ministraret. Post mortem vero Davidis, Adonias filius ejus petivit ut sibi Salomon daret eam uxorem. Salomon autem jussit eum occidi propter hanc petitionem.*

3 Reg. 1- 3 Invenerunt Abisag Sunamitidem
-15 Et Abisag Sunamitis ministrabat ei
2-17 Ut det mihi Abisag Sunamitidem uxorem
-21 Detur Abisag Sunamitis Adoniæ fratri tuo uxor
-22 Quare postulas Abisag Sunamitidem Adoniæ

ABISAI.

Anno mundi 3009, *ante J.-Ch.* 1045. *Filius Sarviæ sororis David, nepos autem Abigail.*

1 Reg. 26- 6 Ait David ad... et Abisaï filium Sarviæ Dixitque Abisaï: Ego descendam tecum
- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum
- 8 Dixitque Abisaï ad David: Conclusit Deus
- 9 Dixit David ad Abisaï: Ne interficias eum
2 Reg. 2-18 Tres filii Sarviæ, Joab et Abisaï, et Asaël
24 Persequentibus autem Joab et Abisaï
3-30 Igitur Joab et Abisaï fr. interfecerunt Abner
10-10 Partem populi tradidit Abisaï fratri suo
-14 Fugerunt et ipse a facie Abisaï
16- 9 Dixit autem Abisaï filius Sarviæ, regi
-11 Ait rex Abisaï et universis servis suis
18- 2 Tertiam partem sub manu Abisaï filii Sarviæ
- 5 Præcepit rex Joab et Abisaï et Ethaï
-12 Præcepit rex tibi et Abisaï, et Ethaï
19-21 Respondens vero Abisaï filius Sarviæ
20- 6 Ait autem David ad Abisaï: Nunc magis
-10 Joab autem, et Abisaï frater ejus
21-17 Præsidioque ei fuit Abisaï filius Sarviæ
23-18 Abisaï quoque frater Joab filius Sarviæ
1 Par. 2-16 Filii Sarviæ: Abisaï, Joab, et Asaël, tres
11-20 Abisaï quoque frater Joab ipse erat princeps
18-12 Abisaï vero filius Sarviæ percussit Edom
19-11 Partem populi dedit sub manu Abisaï
-15 Filii Ammon videntes... fugerunt Abisaï

ABISUE I.

Filius Phinees, cui successit in officio summi pontificis. Cœpit judicare populum Israel, anno mundi 2641, *ante J.-Ch.* 1413. *Judicavitque per annos nonaginta.*

1 Par. 6- 4 Et Phinees genuit Abisuë
- 6 Abisuë vero genuit Bocci
-50 Phinees filius ejus, Abisuë filius ejus
1 Esdr. 7- 5 Filii Abisuë, filii Phinees, filii Eleazar,

ABISUE II. *Filius Bale.*

1 Par. 8- 4 Abisuë quoque, et Naaman, et Ahoë

ABISUR. *Filius Semeï.*

1 Par. 2-28 Filii autem Semeï: Nadab, et Abisur
-29 Nomen vero uxoris Abisur Abihaïl

ABITAL.

Anno mundi 2979, *ante J.-Ch.* 1075. *Uxor sexta David, mater Saphatiæ, filii quinti David in Hebron.*

2 Reg. 3- 4 Et quintus Saphathia, filius Abital
1 Par. 4- 3 Quintum Saphatiam ex Abital

ABITOB.

Filius Mehusim de tribu Benjamin.

1 Par. 8-11 Mehusim vero genuit Abitob et Elphaal

ABIU.

Anno mundi 2545, *ante J.-Ch.* 1509. *Filius Aaron.*

Exod. 6-23 Elisabeth... quæ Nadab, et Abiu peperit ei
24- 1 Ascende ad Dominum tu et Aaron, Nadab et Abiu
- 9 Ascenderuntq. M. et A., Nadab et Abiu
28- 1 Sacerdotio fungantur mihi: Aaron, Nadab et Abiu
Levit. 10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis
Num. 3- 2 Nomina fil. Aaron, prim. Nadab, deinde Abiu
- 4 Mortui sunt enim Nadab et Abiu, cum offerrent
26-60 De Aaron orti sunt Nadab et Abiu
-61 Nadab et Abiu mortui sunt cum obtulissent ignem alienum coram Domino
1 Par. 6- 3 Filii Aaron: Nabab et Abiu, Eleazar et Ithamar
24- 1 Filii Aaron: Nadab, et Abiu, et Eleazar et
- 2 Mortui sunt autem Nadab et Abiu ante patrem

ABIUD I.

Filius Bale, de filiis Benjamin.

1 Par. 8- 3 Fueruntque filii Bale: Addar, et Gera et Abiud

ABIUD II.

Filius Zorobabel de familia David.

Matth. 8- 8 Zorobabel autem genuit Abiud Abiud autem genuit Eliacim

ABJECTIO.

Psal. 21- 7 Ego sum vermis... et abjectio plebis
Thren. 3-45 Abjectionem posuisti me in medio populorum
Ezech. 16- 5 Projecta es super faciem terræ in abjectione

ABJICIO.

Gen. 21-15 Abjecit puerum subter unam arborum
35- 2 Abjicite deos alienos qui in medio vestri sunt
Levit. 26-11 Et non abjiciet vos anima mea
-43 Eo quod abjecerint judicia mea
-44 Cum essent in terra hostili, non penitus abjeci eos
1 Reg. 2-29 Quare calce abjecistis victimam meam
8- 7 Non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem
15-23 Pro eo ergo quod abjecisti sermonem Domini, abjecit te Dominus ne sis rex
16- 7 Quoniam abjeci eum, nec juxta intuitum
2 Reg. 1-21 Quia ibi abjectus est clypeus fortium
14-14 Ne penitus pereat qui abjectus est
4 Reg. 17-15 Et abjecerunt legitima ejus, et pactum
2 Par. 11-14 Eo quod abjecisset eos Jeroboam et posteri
1 Esdr. 10- 8 Ipse abjicietur de cœtu transmigrationis
Judith. 1-11 Remiserunt eos vacuos et sine honore abjecerunt
Job. 36- 5 Deus potentes non abjicit, cum et ipse sit potens
Psal. 83-11 Elegi abjectus esse in domo Dei mei
Prov. 3-11 Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias
8-33 Estote sapientes, et nolite abjicere eam
11-17 Qui a. crudelis est, etiam propinquos abjicit
15-32 Qui abjicit disciplinam, despicit animam
Eccl. 3- 6 Tempus custodiendi, et tempus abjiciendi
Sap. 3-11 Disciplinam qui abjicit, infelix est
Eccli. 4- 4 Rogationem contribulati ne abjicias
6-24 Audi, fili... et ne abjicias consilium meum
27-25 Ann. oculo fabricat iniqua et nemo eum abjiciet
Isaï. 5-24 Abjecerunt enim legem Domini exercituum
8- 6 Pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloë
27- 8 Cum abjecta fuerit, judicabis eam
31- 7 In die enim illa abjiciet vir idola argenti
41- 9 Servus meus es tu, elegi te, et non abjeci te
54- 6 Uxorem ab adolescentia abjectam
66- 5 Odientes vos, et abjicientes propter nomen meum
Jerem. 22-28 Quare abjecti sunt ipse et semen ejus
31-37 Ego abjiciam universum semen Israël
33-24 Duæ cognationes... abjectæ sunt
Thren. 2-10 Abjecerunt in terram capita sua virgines
3-32 Quia si abjecit, et miserebitur
-33 Non e. humiliavit... et abjecit filios homin.
Ezech. 20- 7 Unusq. offensiones ocul. suorum abjiciat
26-16 Vestimenta sua varia abjicient
32- 4 Super faciem agri abjiciam te
34- 4 Quod abjectum est non reduxistis
-16 Et quod abjectum erat reducam
Daniel. 4-30 Nabuchodonosor, et ex hominibus abjectus est.
Osee. 9-17 Abjiciet eos Deus meus, quia non audierunt
Amos. 2- 4 Eo quod abjecerit legem Domini et mandata
Jonæ. 2- 5 Abjectus sum a conspectu oculorum tuorum
3- 6 Et abjecit vestimentum suum a se
2 Mac. 5-10 Qui insepultos multos abjecerat, ipse et illamentatus, et insepultus abjicitur
Rom. 13-12 Abjiciamus ergo opera tenebrarum
Galat. 2-21 Non abjicio gratiam Dei
Jacob. 1-21 Propter quod abjicientes omnem immunditiam

ABLACTATIO.

Gen. 21- 8 Fecit... convivium in die ablactionis ejus

ABLACTO, ABLACTOR.

Gen. 21- 8 Crevit igitur puer, et ablactatus est
1 Reg. 1-22 Non vadam, donec ablactetur infans
-23 Ait ei Elcana.... Mane donec ablactes eum
-24 Adduxit eum s. postquam ablactaverat,
Psal. 130- 2 Sicut ablactatus est super matre sua
Isaï. 11- 8 In caverna reguli, qui ablactatus fuerit
28- 9 Quem docebit?... ablactatos a lacte
Osee. 1- 8 Ablactavit eam, quæ erat Absque misericordia

ABLATUS *vide* AUFERO.

ABLUO, ABLUTUS.

Isaï. 4- 4 Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion
Act. 22-16 Ablue peccata tua, invocato nomine ipsius
25-16 Locumq. defendendi accipiat ad abluenda crimina

1 Cor. 6-11 Sed abluti estis, sed sanctificati estis
Hebr. 10-22 Accedamus... abluti corpus aqua munda

ABLUTIO.

Zach. 13- 1 Erit fons... in ablutionem peccatoris et menstruatæ

ABNEGO, ABNEGANS.

Matth. 16-24 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum
Luc. 9-23 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum
22-34 Non cant. hodie gallus, donec ter abneges nosse me
2 Tim. 3- 5 Virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita
Tit. 2-12 Erudiens nos ut abnegantes impietatem

ABNER.

Filius Ner, princeps fuit exercitus Saül, fœdus iniit cum Isboseth contra David. Postea autem venit in partes David et occisus est a Joab in ultionem sanguinis Asael, quem fuderat Abner. Sepultus est in Hebron, et ipse David plangens et lugens sequebatur feretram.

1 Reg. 14-50 Nomen principis militiæ Abner filius Ner
-51 Cis fuit pater Saül, et Ner pater Abner
17-55 Viderat Saül David... ait ad Abner principem: De qua stirpe descendit hic adolescens, Abner? dixitque Abner: Vivit anima tua, rex, si novi.
-57 David, percusso Philisthæo, tulit eum Abner
20-25 Et sedit Abner ex latere Saül
26- 5 Dormiebat Saül, et Abner, filius Ner
- 7 Abner autem et populum dormientes in circuitu
-14 Clamavit David ad populum et ad Abner filium Ner, dicens: Nonne respondebis, Abner? respondens Abner, ait: Quis es tu
-15 Et ait David ad Abner: Numquid non vir tu es
2 Reg. 2- 8 Abner autem filius Ner, princeps exercitus
-12 Egressusque est Abner filius Ner
-14 Dixitque Abner ad Joab: Surgant pueri et ludant
-17 Fugatusque est Abner, et viri Israël
-19 Persequebatur autem Asaël Abner et non declinavit ad dextr. neq. ad sin. omittens persequi Abner.
-20 Respexit itaque Abner post tergum
-21 Dixitque ei Abner: Vade ad dextram
-22 Rursumque locutus est Abner ad Asaël
-23 Percussit ergo eum Abner aversa hasta
-24 Persequentibus a. Joab et Abisaï fugientem Abner
-25 Congregatiq. sunt filii Benjamin ad Abner
-26 Exclamavit Abner ad Joab et ait
-29 Abner autem et viri ejus abierunt
-30 Joab reversus, omisso Abner, congregavit
-31 Et de viris qui erant cum Abner
3- 6 Abner filius Ner regebat domum Saül
- 7 Dixitque Isboseth ad Abner
- 9 Hæc faciat Deus Abner, et hæc addat ei
-12 Misit ergo Abner nuntios ad David
-16 Et dixit ad eum Abner: Vade et revertere
-17 Sermonem q. intulit Abner ad seniores
-19 Locutus est autem Abner etiam ad Benjamin
-20 Et fecit David Abner, et viris ejus
-21 Et dixit Abner ad David: Surgam, ut Cum ergo deduxisset David Abner, et ille isset
-22 Abner autem non erat cum David in Hebron
-23 Venit Abner filius Ner ad regem
-24 Ecce venit Abner ad te: quare dimisisti eum
-25 Ignorans Abner filium Ner, quoniam ad hoc venit
-26 Misit nuntios post Abner, et reduxit eum
-27 Cumque rediisset Abner in Hebron
-28 Mundus ego sum..... a sanguine Abner filii Ner
-30 Joab et Abisaï frater ejus interfecerunt Abner
-31 Plangite ante exequias Abner
-32 Cumque sepelissent Abner in Hebron David.... flevit super tumulum Abner
-33 Plangensq. rex et lugens Abner, ait: Nequaquam ut mori solent ignavi, mortuus est Abner.
-37 Non... a rege ut occideretur Abner filius Ner
4- 1 Audivit... quod cecidisset Abner in Hebron
-12 Et sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron
3 Reg. 2- 5 Abner filio Ner, et Amasæ filio Jether
-32 Abner filium Ner principem militiæ
1 Par. 26-28 Sanctificavit... Abner filius Ner et Joab
27-21 Benjamin autem, Jasiel filius Abner

ABNUO.

Ruth. 3-12 Nec abnuo me propinquum, sed est alius me propinquior
3 Reg. 10- 7 Misit enim ad me... et non abnui

ABOBI *seu* ABOBUS. *Pater Ptolemæi.*

1 Mac. 16-11 Ptolemæus filius Abobi constitutus erat dux
-15 Suscepit eos filius Abobi in munitiunculam... Doch.

ABOLEOR.

Eccli. 45-31 Ne abolerentur bona ipsorum
2 Mac. 2-23 Leges, quæ abolitæ erant restituerentur
Rom. 4-14 Exinanita est fides, abolita est promissio

ABOMINABILIS.

Levit. 11-10 Quidquid a. pinnulas et squamas non habet eorum quæ in aquis... abominabile vobis
-20 Omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes, abominabile erit vobis
-41 Omne quod reptat super terram, abominabile erit.
-42 Non comedetis, quia abominabile est.
Deut. 22- 5 Abominabilis enim apud Deum est qui facit hæc
24- 4 Polluta est, et abominabilis facta est coram Domino
3 Reg. 21-26 Abominabilis factus est, (Achab)
Job. 15-16 Quanto magis abominabilis et inutilis homo
33-20 Abominabilis ei fit in vita sua panis
Psal. 13- 1 Abominabiles facti sunt in studiis suis
52- 2 Abominabiles facti sunt in iniquitatibus
Prov. 11-20 Abominabile Domino cor pravum
15- 8 Victimæ impiorum abominabiles Domino
16-12 Abominabiles regi qui agunt impie
17-15 Abominabilis est uterque apud Deum
20-10 Utrumque abominabile est apud Deum
21-27 Hostiæ impiorum abominabiles
Ezech. 16-25 Abominabilem fecisti decorem tuum
Osee. 9-10 Facti sunt abominabiles, sicut ea quæ dilexerunt

ABOMINATIO.

Exod. 8-26 Abominationes e. Ægyptiorum immolabimus
Levit. 18-22 Cum masc. non commisc. coïtu fœmineo; abominatio est
-26 Non faciatis ex omnibus abominationibus istis
-29 Omnis anima, quæ fecerit de abominationibus his
Deut. 7-25 Quia abominatio est Domini Dei tui
-26 Inquinamentum ac sordes abominationi habebis
12-31 Omnes e. abominationes... fecerunt diis
13-14 Si inveneris.... abominationem hanc opere
17- 1 Non immolabis... macul... abominatio est Domino
- 4 Abominatio facta est in Israël
18- 9 Cave ne imitari velis abominationes illarum gentium
20-18 Ne forte doceant vos facere cunctas abominationes
23-18 Abominatio est utrumque apud Dominum
27-15 Qui facit sculptile... abominationem Domini
29-17 Vidistis abominationes et sordes, i. d. idola
32-16 In abominationibus ad iracundiam concitaverunt
3 Reg. 14-24 Feceruntq. omnes abominationes gentium
4 Reg. 21-11 Fecit Manasses... abominationes istas pessimas
23-13 Excelsa... ædific. Salomon... Melchom abominationi
-24 Et abominationes, quæ fuerant in terra Juda
2 Par. 33- 2 Fecit a. malum... juxta abominationes gentium
34-33 Abstulit ergo Josias cunctas abominationes
36- 8 Reliqua a. verb. Joakim et abominationum
-14 Prævaricati sunt inique juxta universas abominationes
1 Esdr. 9- 1 Non est separatus p. Israël... ab... abominationibus
-11 Terra immunda est... abominationibus eorum
-14 Jungeremus cum populis abominationum
Job. 11-20 Spes illorum abominatio animæ.
Psal. 87- 9 Posuerunt me abominationem sibi
Prov. 3-32 Quia abominatio Domini est omnis illusor
11- 1 Statera dolosa, abominatio est apud Dominum
12-22 Abominatio est Domino labia mendacia
15- 9 Abominatio est Domino via impii
-26 Abominatio Domini cogitationes malæ
16- 5 Abominatio Domini est omnis arrogans
20-23 Abominatio est apud Dominum pondus et pondus
24- 9 Et abominatio hominum detractor
Eccli. 13-24 Sicut abominatio est superbo humilitas
41- 8 Filii abominationum fiunt filii peccatorum
49- 3 Et tulit abominationes impietatis
Isaï. 1-13 Incensum abominatio est mihi
41-24 Abominatio est qui elegit vos
66- 3 In abominationibus suis anima eorum delectata est
-17 Qui comedebant... abominationem, et murem
Jerem. 2- 7 Hæreditatem meam posuistis in abominationem
6-15 Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
7-10 Eo quod fecerimus omnes abominationes istas
8-12 Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
13-27 Super colles in agro vidi abominationes tuas
16-18 Abominationibus suis impleverunt hæreditatem
32-35 Nec ascend. in cor m. ut facerent abominationem hanc
44- 4 Nolite facere verbum abominationis hujuscemodi
-22 Et propter abominationes quas fecistis
Ezech. 5- 9 Et faciam in te... propter omnes abominationes
-11 Sanctum meum violasti... in cunctis abominationibus
6- 9 Malis quæ fecerunt in univ. abominationibus suis
-11 Heu, ad omnes abominationes malorum
7- 3 Ponam contra te omnes abominationes tuas
- 9 Abominationes tuæ in medio tui erunt
-20 Posuerunt, et imagines abominationum suarum.
8- 6 Abominationes magnas, quas domus Israël Conversus videbis abominationes majores
- 9 Ingredere et vide abominationes pessimas
-10 Vidi, et ecce omnis .. abominatio et universa...
-15 Conversus videbis abominationes majores his
-17 Numquid leve... ut facerent abominationes istas
9- 4 Dolentium super cunctis abominationibus
11-18 Auferent... cunctasq. abominationes ejus
-21 Quorum cor post... abominationes suas ambulat
16- 2 Notas fac Jerusalem abominationes suas
-22 Post omnes abominationes tuas
-36 Super idola abominationum tuarum
-43 Non feci juxta scel. t. in omnibus abominationibus tuis
-50 Fecerunt abominationes coram me
-51 Justificavi... in omnibus abominationibus tuis
18-12 Abominationem facientem
-24 Et fecerit iniq. secundum omnes abominationes
20- 4 Abominationis patrum eorum ostende eis
- 8 Unusquisque abominationes oculorum s.
22- 3 Ostendes ei omnes abominationes suas
-11 Unusq. in uxorem prox. sui operatus est abominationem
33-26 Fecistis abominationes, et unusq. uxorem prox. polluit
-29 Propter univ. abominationes suas, quas operati sunt
37-23 Neque polluentur ultra in... abominationibus suis
43- 8 Polluerunt nomen s. m. in abominationibus
Daniel. 9-27 Erit in templo abominatio desolationis
11-31 Dabunt abominationem in desolationem
12-11 Cum... posita fuerit abominatio in desolationem
Nahum. 3- 6 Et projiciam super te abominationes
Zach. 9- 7 Auferam... abominationes e. de medio dentium
Malac. 2-11 Et abominatio facta est in Israël, et in Jer.
1 Mac. 1-51 Coinquinari animas e.. in abominationibus
6- 7 Diruerunt abominationem quam ædificaverat
Matth. 24-15 Cum enim videritis abominationem desolationis
Marc. 13-14 Cum a. videritis abominationem desolationis

Lucæ. 15-16 Quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum
Apoc. 17- 4 Poculum... plenum abominatione
- 5 Babylon magna... abominationum terræ
21-27 Non intrabit... abominationem faciens et mendacium

ABOMINOR.

Levit. 20-23 Omnia enim hæc fecerunt, et abominatus sum eas
26-30 Cadetis... et abominabitur vos anima mea
Deut. 18-12 Omnia enim hæc abominatur Dominus
23- 7 Non abominaberis Idumæum, quia frater tuus est
25-16 Abominatur e. Dominus D. tuus eum qui hæc facit
Esth. 14-19 Tu scis... quod abominer signum superbiæ
Job. 9-31 Et abominabuntur me vestimenta mea
19-19 Abominati sunt me quondam consiliarii mei
30-10 Abominantur me, et longe fugiunt a me
Psal. 5- 7 Virum s. et dolosum abominabitur Dominus
105-40 Et abominatus est hæreditatem suam
106-18 Omnem escam abominata est anima eorum
118-163 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum
Prov. 29-27 Abominantur justi virum impium et abominantur impii eos qui in recta sunt via
Isaï. 49- 7 Dicit Dominus... ad abominatam gentem
Jerem. 14-19 Numquid... Sion abominata est anima mea
Amos. 5-10 Et loquentem perfecte abominati sunt
Mich. 3- 9 Audite hoc... quia abominamini judicium
1 Mac. 1-57 Ædificavit rex Antiochus abominandum idolum
2 Mac. 1-27 Contemptos et abominatos respice
Act. 10-28 Scitis quomodo abominatum sit viro Judæo
Rom. 2-22 Qui abominaris idola, sacrilegium facis
Tit. 1-16 Cum sint abominati et incredibiles

ABORTIO.

Job. 21-10 Bos eorum concepit, et non abortivit

ABORTIVUS, UM.

Exod. 21-22 Si... abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit
Num. 12-12 Ut abortivum quod projicitur de vulva matris
Job. 5-16 Sicut abortivum absconditum non subsisterem
Eccle. 6- 3 Ego pronuntio quod melior illo sit abortivus
1 Cor. 15- 8 Tanquam abortivo visus et mihi

ABRA.

Judith. 8-32 Stabitis vos... et ego exeam cum abra mea
10- 2 Vocavitq. abram suam, et descendens in
- 5 Imposuit itaque abræ suæ ascopream vini
-10 Transivit portas ipsa et abra ejus
16-28 Dimisit abram suam liberam, et defuncta est

ABRAHAM *et* ABRAM.

Anno mundi 2039, *ante J.-Ch.* 2015. *Filius Thare, pater Isaac et Ismael, natus est in civitate Ur Chaldæorum anno* 383 *post diluvium, cum jam vixisset Thare* 130 *annis. Vixit ipse Abraham* 175 *annis et mortuus est anno mundi* 2213, *ante J.-Ch.* 1841.

Gen. 11-26 Vixitque Thare septuaginta annis et genuit Abram
-27 Thare genuit Abram, Nachor et Aran
-29 Duxerunt autem Abram et Nachor uxores: nomen uxoris Abram, Saraï
-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum... et Saraï nurum suam, uxorem Abram
12- 1 Dixit a. Dominus ad Abram: Egredere de terra
- 4 Egressus est itaque Abram sicut præceperat ei Dominus
Septuaginta quinque annorum erat Abram
- 6 Pertransivit Abram terram usque ad locum Sichem
- 7 Apparuit autem Dominus Abram, et dixit ei
- 9 Perrexitque Abram vadens, et ultra progrediens
-10 Facta est a. fames... descenditq. Abram in Ægyptum
-14 Ingressus esset Abram Æg. viderunt Æg. mulierem.
-16 Abram vero bene usi sunt propter illam
-17 Flagellavit... propter Saraï uxorem Abram
-18 Vocavitq. Pharao Abram et dixit ei:
-20 Præcepitq. Pharao super Abram viris
13- 1 Ascendit ergo Abram de Ægypto, ipse et uxor
Gen. 13- 5 Sed et Lot qui erat cum Abram, fuerunt greges
- 7 Rixa inter pastores gregum Abram et Lot
- 8 Dixit ergo Abram ad Lot: Ne, quæso, sit jurgium
-12 Abram habitavit in terra Chanaan: Lot vero
-14 Dixitq. Dom. ad Abram... Leva oculos tuos
-18 Movens igitur tabernaculum suum Abram
14-12 Lot... filium fratr. Abram, qui habitabat Sodomis
-13 Unus qui evaserat, nuntiavit Abram Hebræo
Hi enim pepigerant fœdus cum Abram
-14 Cum audisset Abram, captum videl. Lot
-19 Benedictus Abram Deo excelso, qui creavit
-21 Dixit a. rex Sodomorum ad Abram: Da
-23 Ne dicas: Ego ditavi Abram
15- 1 Sermo Domini ad Abram per visionem dicens: Noli timere, Abram, ego protector tuus
- 2 Dixitq. Abram: Domine Deus, quid dabis
- 3 Addiditq. Abram: Mihi a. non dedisti semen
- 6 Credidit Abram Deo et reputatum est illi ad justitiam
-11 Descenderuntque volucres... abigebat eas Abram
-12 Cumque sol occumb., sopor irruit super Abram
-18 In illo die pepigit Dominus fœdus cum Abram
16- 1 Saraï, uxor Abram, non genuerat liberos
- 5 Dixitq. Saraï ad Abram: Inique agis contra me
- 6 Respondens Abram: Ecce, ait, ancilla tua in manu
-15 Peperitque Agar Abræ filium; qui voc... Ismael
-16 Octoginta et sex annorum erat Abram
17- 3 Cecidit Abram pronus in faciem
- 5 Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram: Sed appellaberis Abraham
- 9 Dixit iterum Deus ad Abraham
-15 Dixitq. Deus ad Abraham: Saraï... non vocabis
-17 Cecidit Abraham in faciem suam et risit
-19 Ait Deus ad Abraham: Sara uxor tua pariet
-22 Ascendit Deus ad Abraham
-23 Tulit a. Abraham Ismaël filium suum
-24 Abraham nonaginta et novem erat ann.
-26 Eadem die circumcisus est Abraham
18- 6 Festinavit Abraham in tabernaculum ad Saram
-13 Dixit a. Dominus ad Abraham: Quare risit Sara
-16 Abraham simul gradiebatur deducens eos
-17 Num celare potero Abraham quæ gesturus sum
-19 Ut adducat Dominus propter Abraham
-22 Abraham vero adhuc stabat coram Domino
-27 Respondensq. Abraham, ait: Quia semel cœpi
-33 Postquam cessavit loqui ad Abraham
19-27 Abraham a. consurgens mane, ubi steterat
-29 Recordatus Abrahæ, liberavit Lot de subversione.
20- 1 Profectus inde Abraham in terram australem
- 9 Vocavit a. Abimelech etiam Abraham, et dixit ei
-11 Respondit Abraham: Cogitavi mecum,
-14 Tulit... servos et ancillas et dedit Abraham
-18 Orante a. Abraham, sanavit Deus Abimelech
-18 Concluserat... omnem vulvam... propter Saram uxorem Abrahæ
21- 3 Vocavitq. Abraham nomen filii sui... Isaac
- 7 Quis auditurum crederet Abraham
- 8 Fecitq. Abraham grande convivium
- 9 Ludentem cum Isaac filio suo, dixit ad Abraham
-11 Dure accepit hoc Abraham pro filio suo
-14 Surrexit itaque Abraham mane et tollens panem
-22 Phicol princeps exercitus e. ad Abraham
-24 Dixitque Abraham: Ego jurabo
-27 Tulit itaque Abraham oves et boves et dedit
-28 Et statuit Abraham septem agnas
-33 Abraham vero plantavit nemus in Bersabee
22- 1 Tentavit Deus Abraham et dixit ad eum: Abraham, Abraham. At ille respondit: Adsum
- 3 Igitur Abraham de nocte consurgens
- 8 Dixit a. Abraham: Deus providebit
-11 Angelus... dicens: Abraham, Abraham
Gen. 22-13 Levavit Abraham oculos suos viditq... arietem
-15 Vocavit autem Angelus Domini Abraham secundo
-19 Reversus est Abraham ad pueros suos
-20 Nuntiatum est Abrahæ quod Melcha.... genuisset
-23 Octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abrahæ
23- 2 Venitque Abraham ut plangeret et fleret eam
- 7 Surrexit Abraham, et adoravit populum terræ
-10 Responditque Ephron ad Abraham
-12 Adoravit Abraham coram populo terræ
-16 Abraham appendit pecuniam quam Ephron postul.
-18 Abrahæ in possessionem, videntibus filiis Heth
-19 Sepelivit Abraham Saram... in spelunca
-20 Confirmatus est ager... Abrahæ in possessionem
24- 1 Erat a. Abraham senex, dierumque multorum
- 6 Dixitq. Abraham: Cave nequando reducas filium
- 9 Posuit e. servus manum sub femore Abraham
-12 Domine Deus domini mei Abraham
Fac misericordiam cum domino meo Abraham
-15 Melchæ uxoris Nachor fratris Abraham
-27 Benedictus Dominus Deus domini mei Abraham
-34 At ille: Servus, inquit, Abraham sum
-42 Domine Deus domini mei Abraham
-48 Benedicens Domino Deo domini mei Abraham
-52 Cum audisset puer Abraham, procidens
-59 Dimiserunt ergo eam et nutricem... servumq. Abraham
25- 1 Abraham vero aliam duxit uxorem nomine Ceturam
- 5 Deditq. Abraham cuncta quæ possederat, Isaac
- 7 Fuerunt a. dies vitæ Abrahæ 175 anni
-12 Hæ sunt generationes Ismaël filii Abrahæ
-19 Hæ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham
Abraham genuit Isaac.
26- 1 Orta autem fame... post eam steril... diebus Abraham
- 3 Complens juram. quod spopondi Abraham
- 5 Eo quod obedierit Abraham voci meæ
-15 Puteos, quos foderant servi... Abraham
-18 Fodit alios puteos, quos f.. servi.. Abraham
-24 Ego sum Deus Abraham patris tui
Multiplicabo semen t. propter... Abraham
28- 4 Det tibi benedictiones Abrahæ et semini
- 9 Maheleth filiam Ismaël filii Abraham
-13 Ego sum Dominus Deus Abraham patris tui
31-42 Nisi Deus patris mei Abraham... affuisset
-53 Deus Abraham, et Deus Nachor judicet inter nos
32- 9 Dixitq. Jacob: Deus patris mei Abraham
35-12 Terramq. quam dedi Abraham et Isaac, dabo tibi
-27 Hebron: in qua peregrinatus est Abraham
48-15 Deus, in cujus conspectu ambul. patr. mei Abraham
-16 Nomina quoq. patrum meorum Abraham
49-30 Quam emit Abraham cum agro ab Ephron
50-13 Quam emerat Abraham cum agro in possessionem
-23 Ad terram quam juravit Abraham, Isaac
Exod. 2-24 Fœderis quod pepigit cum Abraham, Isaac et Jacob
3- 6 Ego sum Deus patris tui, Deus Abraham
-15 Dominus Deus patrum... Deus Abraham
-16 Apparuit mihi, Deus Abraham, Deus Isaac
4- 5 Ut credant... quod apparuerit tibi... Deus Abraham
6- 3 Qui apparui Abraham, Isaac, et Jacob
- 8 In terram... ut darem eam Abraham, Isaac
32-13 Recordare Abraham, Isaac, et Israël
33- 1 Vade... in terram quam juravi Abraham
Levit. 26-42 Recordabor fœderis mei quod pepigi cum.. Abraham
Num. 32-11 Terram, quam sub juramento pollicitus sum Abraham
Deut. 1- 8 Juravit Dominus patribus vestris Abraham
6-10 Terram, pro qua juravit patribus tuis Abraham
9- 5 Quod sub juramento pollicitus est... Abraham
-27 Recordare servorum tuorum, Abraham

Deut. 29-13 Sicut juravit patribus tuis, Abraham, Isaac
30-20 Pro qua juravit Dominus patribus Abraham
34- 4 Hæc est terra, pro qua juravi Abraham,
Josue. 24- 2 Thare pater Abraham et Nachor servieruntq. Diis alienis
- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham de Mesopotamia
3 *Reg.* 18-36 Elias propheta ait : Domine Deus Abraham
4 *Reg.* 13-23 Propter pactum.... cum Abraham et Isaac et Jacob
1 *Par.* 1-27 Abram iste est Abraham
-28 Filii autem Abraham, Isaac et Ismahel
-32 Filii autem Ceturæ concubinæ Abraham
-34 Genuit autem Abraham Isaac
16-16 Quem pepigit cum Abraham
29-18 Domine Deus Abraham, et Isaac et Israël
2 *Par.* 20- 7 Dedisti eam semini Abraham amici tui
30- 6 Revertimini ad Dominum Deum Abraham
2 *Esdr.* 9- 7 Tu ipse, Domine Deus qui elegisti Abram et.... posuisti nomen ejus Abraham
Tob. 6-22 In semine Abrahæ benedictionem in filiis
7-15 Deus Abraham.... vobiscum sit
Judith. 8-22 Quomodo pater noster Abraham tentatus est
Esth. 13-15 Domine rex Deus Abraham, miserere populi
14-18 Nisi in te, Domine Deus Abraham
Psal. 46-10 Principes populi congregati sunt cum Deo Abraham
104- 6 Semen Abraham, servi ejus
- 9 Quod disposuit ad Abraham
-42 Memor fuit verbi sancti sui quod habuit ad Abraham
Eccli. 44-20 Abraham magnus pater multitudinis gentium
-24 In Isaac eodem modo fecit propter Abraham
Isaï. 29-22 Dominus... qui redemit Abraham
41- 8 Jacob quem elegi, semen Abraham amici mei
51- 2 Attendite ad Abraham patrem vestrum
63-16 Abraham nescivit nos, et Israël ignoravit
Jerem. 33-26 Ut non assumam..... principes seminis Abraham
Baruc. 2-34 In terram, quam juravi patribus eorum, Abraham
Ezech. 33-24 Unus erat Abraham et hæreditate possedit terram
Daniel. 3-35 Neque auferas misericordiam... propter Abraham
Mich. 7-20 Dabis veritatem Jacob, misericordiam Abraham
1 *Mac.* 2-52 Abraham nonne in tentatione inventus est fidelis
12-21 De Spartiatis... quod sunt de genere Abraham
2 *Mac.* 1- 2 Deus... locutus est ad Abraham et Isaac
Matth. 1- 1 Jesu Christi, filii David, filii Abraham
- 2 Abraham genuit Isaac
-17 Generatione ab Abraham usque ad David
3- 9 Ne velitis dicere... Patrem habemus Abraham
Potens... suscitare filios Abrahæ
8-11 Multi.... venient et recumbent cum Abraham
22-32 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac et Deus Jacob
Marc. 12-26 Ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Jacob
Luc. 1-55 Locutus est ad patres nostros, Abraham et semini
-73 Quod juravit ad Abraham patrem nostrum
3- 8 Ne... dicere : Patrem habemus Abraham
De lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
-34 Qui fuit Abraham, qui fuit Thare
13-16 Hanc autem filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas
-28 Cum videritis Abraham et Isaac et Jacob
16-22 Et portaretur in sinum Abrahæ
-23 Vidit Abraham a longe et Lazarum
-24 Pater Abraham, miserere mei
-25 Et dixit illi Abraham
-29 Et ait illi Abraham : Habent Moysen
-30 Non, pater Abraham, sed si quis ex mortuis
19- 9 Eo quod et ipse filius sit Abrahæ
20-37 Moyses ostendit secus rubum... Deum Abraham
Joan. 8-33 Semen Abrahæ sumus et nemini servivimus
-37 Scio quia filii Abrahæ estis
-39 Dixerunt ei : Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite
-40 Audivi a Deo : Hoc Abraham non fecit
-52 Abraham mortuus est et Prophetæ
-53 Numquid tu major es patre nostro Abraham
-56 Abraham pater vester exultavit ut videret
Joan. 8-57 Quinquaginta annos non habes, et Abraham vidisti
-58 Antequam Abraham fieret, ego sum
Act. 3-13 Deus Abraham... glorificavit filium suum
-25 Dicens ad Abraham : Et in semine tuo....
7- 2 Deus gloriæ apparuit... Abrahæ... in Mesopotamia
-16 In sepulcro quod emit Abraham pretio argenti
-17 Promissionis, quam confessus erat Deus Abrahæ
-32 Ego sum Deus patrum tuorum, Deus Abraham
13-26 Viri fratres, filii generis Abraham
Rom. 4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham
- 2 Si enim Abraham ex operibus justificatus est
- 3 Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi
- 9 Reputata est Abrahæ fides ad justitiam
-12 Fidei, quæ est in præputio patris nostri Abrahæ
-13 Non e. per legem promissio Abrahæ, aut semini
-16 Sed et ei qui ex fide est Abrahæ
9- 7 Neque qui semen sunt Abrahæ, omnes filii
11- 1 Israelita sum ex semine Abraham
2 *Cor.* 11-22 Semen Abrahæ sunt? Et ego
Galat. 3- 6 Abraham credidit Deo, et reputatum est illi
- 7 Qui ex fide sunt, ii sunt filii Abrahæ
- 8 Providens a. Scriptura... Deus prænuntiavit Abrahæ
- 9 Benedicentur cum fideli Abraham
-14 Benedictio Abrahæ fieret in Christo Jesu
-16 Abrahæ dictæ sunt promissiones, et semini ejus
-18 Abrahæ autem per repromissionem donavit Deus.
-29 Ergo semen Abrahæ estis, secundum promissionem
4-22 Abraham duos filios habuit : unum de ancilla
Hebr. 2-16 Semen Abrahæ apprehendit
6-13 Abrahæ namque promittens Deus
7- 1 Melchisedech... qui obviavit Abrahæ
- 2 Decimas omnium divisit Abraham
- 4 Decimas dedit de præcipuis Abraham
- 5 Quanquam et ipsi exierunt de lumbis Abrahæ
- 6 Decimas sumpsit ab Abraham
- 9 Per Abraham, et Levi qui decimas accepit
11- 8 Abraham obedivit in locum exire
-17 Fide obtulit Abraham Isaac cum tentaretur
Jacob. 2-21 Abraham pater noster... offerens Isaac
-23 Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi
1 *Petr.* 3- 6 Sara obediebat Abrahæ, dominum eum vocans

ABRAN. *Urbs de tribu Aser.*

Josue. 19-28 Et Abran et Rohob et Hamon

ABRUMPO.

Levit. 5- 8 Non penitus abrumpatur
13-56 Sin autem obscurior fuerit locus lepræ.... abrumpet eum

ABRUPTISSIMÆ.

1 *Reg.* 24- 3 Super abruptissimas petras, quæ solis ibicibus

ABS.

Psal. 72-27 Perdidisti omnes, qui fornicantur abs te
83- 6 Beatus vir, cujus est auxilium abs te
Eccli. 7- 2 Discede ab iniquo, et deficient mala abs te
Baruc. 6- 6 Exierunt enim abs te pedibus ducti
Matth. 5-29 Quod si oculus.... scandalizat te... projice abs te
-30 Si dextra manus... projice abs te
18- 8 Si a. manus tua, vel pes... projice abs te
- 9 Si oculus tuus scandelizat te, erue eum et projice abs te
Joan. 17- 7 Omnia quæ dedisti mihi, abs te sunt
Act. 10-22 Responsum accepit... audire verba abs te.

ABSALOM.

Anno mundi 2979, *ante J.-Ch.* 1075. *Tertius filius David et uxoris suæ Maacha, filiæ Tholomaï regis Gessur. Natus est Absalom in Hebron. Cum esset viginti et trium annorum occidit in convivio fratrem suum Amnon qui Thamar oppresserat. Absalom fugit apud regem Gessur, ubi fuit tribus annis. Quibus peractis cessavit David persequi Absalom, eo quod consolatus esset super Amnon interitu. Rediit in domum suam Jerusalem et surrexit adversus patrem; at, cum fuisset prælium dispersum, cumque mulus Absalom ingressus fuisset subter quercum condensam, adhæsit caput ejus quercui, ubi confodit eum Joab anno ætatis suæ* 33.

2 *Reg.* 3- 3 Tertius Absalom, filius Maacha filiæ... regis Gessur
13- 1 Absalom... sororem... Thamar adamaret Amnon
- 4 Thamar sororem fratris mei Absalom amo
-20 Dixit a. ei Absalom frater suus : Numquid... Mansit i. Thamar contabescens in domo Absalom
-22 Non est locutus Absalom ad Amnon
Oderat enim Absalom Amnon, eo quod violasset
-23 Post tempus biennii ut tond... oves Absalom
Et vocavit Absalom omnes filios regis
-25 Dixitq. rex ad Absalom : Noli, fili mi, noli
-26 Et ait Absalom : Si non vis venire, veniat... Amnon
-27 Coëgit itaque Absalom eum et dimisit
Feceratq. Absalom convivium quasi... regis
-28 Præceperat autem Absalom pueris suis
-29 Fecerunt ergo pueri Absalom adversum Amnon sicut præceperat eis Absalom
-30 Percussi Absalom omnes filios regis
-32 Quoniam in ore Absalom erat positus
-34 Fugit autem Absalom
-37 Absalom fugiens, abiit ad Thomolaï
-38 Absalom autem cum fugisset... fuit ibi tribus annis
-39 Cessavitq. rex David persequi Absalom
14- 1 Quod cor regis versum esset ad Absalom
-21 Ait rex ad Joab.. Revoca puerum Absalom
-23 Joab... adduxit Absalom in Jerusalem
-24 Reversus est itaque Absalom in domum suam
-25 Sicut Absalom, vir non erat pulcher in Israël
-27 Nati sunt a. Absalom filii tres, et filia una
-28 Mansitque Absalom in Jerusalem duobus annis
-30 Succenderunt ergo servi Absalom segetem igni
Succenderunt servi Absalom partem agri igni
-31 Joab et venit ad Absalom in domum ejus
-32 Et respondit Absalom ad Joab
-33 Vocatusq. est Absalom et intravit ad regem
Osculatusque est rex Absalom
15- 1 Post hæc fecit sibi Absalom currus et equites
- 2 Absalom stabat juxta introitum portæ
Vocabat Absalom ad se, et dicebat
- 3 Respondebatq. ei Absalom : Videntur mihi sermones boni et justi... dicebatque Absalom
- 7 Dixit Absalom ad regem David : Vadam
-10 Misit a. Absalom exploratores in tribus
Dicite : Regnavit Absalom in Hebron
-11 Cum Absalom ierunt ducenti viri de Jerusalem
-12 Accersivit quoque Absalom Achitophel
Populusque concurrens augebatur cum Absalom
-13 Toto corde universus Israël sequitur Absalom
-14 Neque enim erit nobis effugium a facie Absalom
-31 Achitophel esset in conjuratione cum Absalom
-34 Et dixeris Absalom : Servus tuus sum, rex
-37 Absalom quoque ingressus est Jerusalem
16- 8 Dedit Dominus regnum in manu Absalom filii tui
-15 Absalom a. et omnis populus ejus ingressi sunt
-16 Chusaï Arachites amicus David ad Absalom
-17 Ad quem Absalom : Hæc est, inquit, gratia
-18 Responditque Chusaï ad Absalom
-20 Dixit autem Absalom ad Achitophel
-21 Et ait Achitophel ad Absalom
-22 Tetenderunt ergo Absalom tabernaculum
-23 Cum esset cum David, et cum esset cum Absalom
17- 1 Dixit ergo Achitophel ad Absalom
- 4 Placuitque sermo ejus Absalom et cunctis majoribus
- 5 Ait a. Absalom : Vocate Chusaï Arachitem
- 6 Cumque venisset Chusaï ad Absalom
Ait Absalom ad eum
- 7 Et dixit Chusaï ad Absalom : Non est bonum

2 *Reg.* 17- 8 Facta est plaga in populo qui sequebatur Absalom
-14 Dixitque Absalom... Melius est consilium Chusai
Ut induceret Domin. super Absalom malum
-15 Hoc modo consilium dedit Achitophel Absalom
-18 Vidit a. eos quidam puer, et indicavit Absalom
-20 Cumque venissent servi Absalom in domum
-24 Absalom transivit Jordanem, ipse et omnes
-25 Amasam vero constituit Absalom pro Joab
-26 Castrametatus est Israel cum Absalom in t. Galaad
18- 5 Dicens : Servate mihi puerum Absalom
Et omnis populus audiebat p. regem... pro Absalom
- 9 Accidit autem ut occurreret Absalom servis David
-10 Vidi Absalom pendere de quercu
-12 Custodite mihi puerum Absalom
-14 Joab... infixit eas in corde Absalom
-17 Tulerunt Absalom et projecerunt eum in saltu
-18 Porro Absalom erexerat sibi,... titulum
Appellatur Manus Absalom, usque ad hanc diem
-29 Ait rex : Est-ne pax puero Absalom ?
-32 Rex ad Chusi : Est-ne pax puero Absalom ?
-33 Flevit... fili mi Absalom, Absalom fili mi, quis mihi tribuat ut ego moriar pro te Absalom fili mi, fili mi Absalom ?
19- 4 Clamabat voce magna : Fili mi Absalom Absalom, fili mi, fili mi.
- 6 Vere cognovi modo quia si Absalom viveret
- 9 Et nunc fugit de terra propter Absalom
-10 Absalom a. quem unximus, mortuus est in bello
20- 6 Magis afflicturus est nos Seba fil. Bochri quam Absalom
3 *Reg.* 1- 6 (*Adonias*) secundus natu post Absalom.
2- 7 Quando fugiebam a facie Absalom fratris tui
1 *Par.* 3- 2 Tertium Absalom filium Maacha... T. regis Gessur
2 *Par.* 11-20 Accepit Maacha filiam Absalom, quæ peperit... Abia
-21 Amavit a. Roboam Maacha filiam Absalom
Psal. 3- 1 Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom
142- 1 Quando persequebatur eum Absalom filius

ABSALOM.

Cujus filium Jonathan misit Simon Machabæus in Joppen cum exercitu novo et qui, ejectis arcis militibus, remansit ibi ipse.

1 *Mac.* 13-11 Misit Jonathan filium Absalomi...

ABSCEDO.

Tobiæ. 14-14 Tobias abscessit ex Ninive cum uxore sua
Judith. 6- 5 Pallor, qui faciem tuam obtinet, abscedat
9- 1 Quibus abscedentibus, Judith ingressa est oratorium

ABSCESSUS.

Ruth. 3-14 Dormivit i. ad pedes ejus usque ad noctis abscessum

ABSCIDO, ABSCINDO, ABSCISSUS.

Num. 13-24 Absciderunt palmitem cum uva sua
Deut. 23- 1 Non intrabit... abscisso veretro, ecclesiam Dei.
25-12 Abscides manus illius, nec flecteris... misericordia
1 *Reg.* 5- 4 Duæ palmæ ejus manuum (*Dagon*) abscissæ erant
24- 6 Eo quod abscidisset oram chlamidis Saül.
2 *Reg.* 20-22 Forsitan e. indignationem suam abscindes
Judith. 13-10 Abscidit caput ejus, et abstulit conopeum
Psalm. 76- 9 In finem misericordiam suam abscindet
Eccli. 25-36 A carnibus tuis abscinde illam, ne semper te abutatur
Isaï. 18- 5 Quæ derelicta fuerint abscindentur
53-18 Abscissus est de terra viventium : propter scelus
Jerem. 48-25 Abscissum est cornu Moab et brachium
Ezech. 37-11 Periit spes nostra et abscissi sumus
Daniel. 2-34 Donec abscissus est lapis de monte sine manibus
-45 De monte abscissus est lapis sine manibus
Habac. 3-17 Abscindetur de ovili pecus; et non erit armentum
Zach. 11-10 Abscidi eam, ut irritum facerem fœdus meum
2 *Mac.* 15-30 Cap. Nic. et manum cum humero absciss.

Matth. 5-30 Si d. manus scandalizat te, abscinde eam, et projice
18- 8 Vel pes tuus scandalizat te, abscide eum
Marci. 9-42 Si scandalizaverit te manus tua, abscide illam
Joan. 18-10 Petrus... abscidit auriculam ejus dextram
-26 Cognatus ejus, cujus abscidit Petrus auriculam
Act. 27-32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ
Galat. 5-12 Utinam et abscindantur qui vos conturbant

ABSCONDITE.

Judic. 4-21 Jahel... ingressa abscondite et cum silentio
Ruth. 3- 7 Booz... venit abscondite et discooperto pallio
2 *Reg.* 12-12 Tu enim fecisti abscondite : ego a... in conspectu
Jerem. 37-16 Interrogavit eum in domo sua abscondite

ABSCONDITUM *et* ABSCONSUM.

Deut. 27-15 Opus manuum artific. ponetque illud in abscondito
Josue. 2- 1 Misit i. Josuë... exploratores in abscondito
Job. 13-10 Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem ejus accipitis
28-11 Profunda... et abscondita in lucem produxit
31-27 Et lætatum est in abscondito cor meum
Ps. H. 10- 9 Insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca
16-14 De absconditis tuis adimpletus est venter eorum
26- 5 In die malorum protexit me in abscondito
30-21 Abscondes eos in abscondito faciei tuæ
43-22 Ipse enim novit abscondita cordis
80- 8 Exaudivi te in abscondito tempestatis
Eccli. 1-39 Et revelet Deus absconsa tua
4-21 Et denudabit absconsa sua illi
11- 4 Mirabilia opera Altissimi solius, et... absconsa
13-14 Subridens interrogabit te de absconditis tuis
14-23 Excogitavit vias... in absconditis suis intelligens
16-22 Plurima illius opera sunt in absconsis
27-19 Si denudaveris absconsa illius, non persequeris
39- 3 In absconditis parabolarum conversabitur
-10 Et in absconditis suis consiliabitur.
43-36 Multa abscondita sunt majora his
48-28 Ostendit futura, et abscondita antequam evenirent
Isaï. 45-19 Non in abscondito locutus sum in loco terræ tenebroso
48-16 Non a principio in abscondito locutus sum
Jerem. 13-18 In abscondito plorabit anima mea
23-24 Si occultabitur vir in absconditis
Thren. 3-10 Ursus insidians factus est mihi : leo in absconditis
Ezech. 8-12 Vides... quæ... faciunt, unusquisque in abscondito
Daniel. 2-22 Ipse revelat profunda, et abscondita
10- 7 Terror n. irruit super eos, et fugerunt in absconditum
13-42 Deus æterne, qui absconditorum es cognitor
Abdiæ. - 6 Scrutati sunt Esaü, investigaverunt abscondita ejus
Habac. 3-14 Sicut ejus qui devorat pauperem in abscondito
1 *Mac.* 1-56 Effugaverunt pop. Israël... in absconditis fugitivorum locis
Matth. 6- 4 Ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi
- 6 Clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi
-18 Ne videaris... hom. jej. sed Patri tuo qui est in abscondito, et Pater tuus qui videt in abscondito, reddet tibi
13-35 Eructabo abscondita a constitutione mundi
Marc. 4-22 Non est enim aliquid absconditum
Luc. 8-17 Nec absconditum, quod non cognoscatur
11-33 Nemo lucernam accendit et in abscondito ponit
12- 2 Neque absconditum, quod non sciatur
19-42 Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis
Rom. 2-29 Sed qui in abscondito Judæus est
1 *Cor.* 4- 5 Qui et illuminabit abscondita tenebrarum

ABSCONDO.

Gen. 3 8 Abscondit se Adam et uxor ejus a facie Domini
-10 Timui eo quod nudus essem et abscondi me
4-14 A facie tua abscondar, et ero vagus et profugus

Gen. 31-34 Illa (*Rachel*) festinans abscondit idola subter stramenta
Exod. 2- 2 Videns eum elegantem, abscondit tribus mensibus
-12 Percussum Ægyptium abscondit sabulo
3- 6 Abscondit Moyses faciem suam : non enim audebat aspicere
Deut. 31-17 Abscondam faciem meam ab eo et erit in devorat...
-18 Ego a. abscondam et celabo faciem meam
32-20 Et ait : Abscondam faciem meam ab eis
33-19 Quasi lac sugent, et thesauros absconditos arenarum
Josue. 2- 4 Tollensque mulier viros, abscondit, et ait : Fateor
6-17 Abscondit enim nuntios, quos diximus
-25 Eo quod absconderit nuntios, quos miserat.. Jericho
7-11 Furati sunt... et absconderunt inter vasa sua.
-19 Indica mihi quid feceris, ne abscondas.
-21 Concupiscens abstuli et abscondi in terra
-22 Repererunt cuncta abscondita in eod. loco
10-16 Se absconderant in spelunca urbis Maceda
Judic. 9- 5 Remansitque Joatham... et absconditus est
1 *Reg.* 3-17 Hæc addat, si absconderis a me sermonem
-18 Indicavit i. ei Samuël... et non abscondit ab eo
20-22 Responditq. Dominus : Ecce absconditus est domi
13- 6 In arcto positos... absconderunt se in speluncis
14-11 De cavernis, in quibus absconditi fuerant
-22 Israëlitæ qui se absconderant in monte Ephraïm
19- 2 Mane, et manebis clam, et absconderis
20- 5 Dimitte ergo me ut abscondar in agro
-24 Absconditus est ergo David in agro
23-23 Videte omnia latibula ejus, in quibus absconditur
23- 1 Ecce David absconditus est in colle Hachila
2 *Reg.* 14-18 Dixit ad mulierem : Ne abscondas a me verbum
15-28 Ecce ego abscondar in campestribus deserti
3 *Reg.* 17- 3 Recede hinc... et abscondere in torrente Carith
18-13 Absconderim de prophetis Domini centum viros
22-25 Ait Michæas... Intra cubiculum ut abscondaris
4 *Reg.* 6-29 Quæ abscondit filium suum.
7- 8 Absconderunt, et rursum reversi sunt
Et inde similiter auferentes absconderunt.
11- 2 Abscondit a facie Athaliæ, ut non interficeretur
1 *Par.* 21-20 Quatuorque filii ejus cum eo, absconderunt se
2 *Par.* 18-24 Quando ingr. fueris cubic. de cubiculo ut abscondaris
22-11 Absconditque eum cum nutrice sua in cubiculo
Josabeth autem quæ absconderat eum erat filia regis
-12 Fuit... in domo Dei absconditus sex annis
Tobiæ. 12- 7 Sacramentum regis abscondere bonum est
-11 Non abscondam a vobis occultum sermon.
-12 Mortuos abscondebas per diem in domo tua
Job. 3-16 Aut sicut abortivum absconditum non subsisterem
-23 Viro cujus abscondita est via
4-12 Porro ad me dictum est verbum absconditum
5-21 A flagello linguæ absconderis, et non timebis
13-20 Duo t. ne facias mihi, et tunc a facie tua non abscondar
-24 Cur faciem tuam abscondis
14-13 Abscondas me, donec pertranseat furor tuus
15-18 Sap. confit., et non abscondunt patres suos
18-10 Abscondita est in terra pedica ejus
20-12 In ore ejus malum, abscondet illud sub lingua sua
-26 Omnes tenebræ absconditæ sunt in occultis ejus
23-12 In sinu meo abscondi verba oris ejus
24- 1 Ab Omnipotente non sunt abscondita tempora
27-11 Docebo vos per manum Dei... nec abscondam
28-21 Abscondita est ab oculis omnium viventium
29- 8 Videbant me juvenes, et abscondebantur
31-33 Si abscondi quasi homo peccatum meum
34-22 Ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem
29 Ex quo absconderit vultum, quis est qui contempl.

Job. 36-32 In manibus abscondit lucem
40- 8 Absconde eos in pulvere simul
Psal. 9-16 In laqueo isto, quem absconderunt, comprehensus
18- 7 Nec est qui se abscondat a calore ejus.
26- 5 Quoniam abscondit me in tabernaculo suo
30- 5 Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi
-20 Dulcedinis... quam abscondisti timentibus te
-21 Abscondes eos in abscondito faciei tuæ
31- 5 Injustitiam meam non abscondi
34- 7 Gratis absconderunt mihi interitum laquei
- 8 Captio, quam abscondit, apprehendat eum
37-10 Gemitus meus a te non est absconditus
39-11 Justitiam tuam non abscondi in corde meo
Non abscondi misericordiam tuam
53- 2 Nonne David absconditus est apud nos?
54-13 Abscondissem me forsitan ab eo.
55- 7 Inhabitabunt et abscondent
63- 6 Narraverunt ut absconderent laqueos
68- 6 Delicta mea a te non sunt abscondita
118-11 In corde meo abscondi eloquia tua
-19 Non abscondas a me mandata tua
139- 6 Absconderunt superbi laqueum mihi
141- 4 In via hac qua ambulabam, absconderunt laqueum mihi
Prov. 1-11 Abscondamus tendiculas contra insontem frustra
2- 1 Si... mandata mea absconderis penes te
6-27 Numquid potest homo abscondere ignem in sinu suo
9-17 Panis absconditus suavior
10-14 Sapientes abscondunt scientiam
-18 Abscondunt odium labia mendacia
11-26 Qui abscondit frumenta, maledicitur in populis
19-24 Abscondit piger manum suam sub ascella
21-14 Munus absconditum extinguit iras
22- 3 Callidus vidit malum et abscondit se
26-15 Abscondit piger manum sub ascella sua
27- 5 Melior est manif. correp. quam amor absconditus
-12 Astutus videns malum, absconditus est
28-13 Qui abscondit scelera sua, non dirigetur
-28 Cum surrexerint impii, abscondentur homines
Sap. 1-10 Tumultus murmurationum non abscondetur
6-24 Non abscondam a vobis sacramenta Dei
7-13 Et honestatem illius non abscondo
-21 Quæcumque sunt absconsa et improvisa didici
Eccli. 1-30 Usque in tempus abscondet verba illius
3-23 Non necess., ea quæ abscondita sunt, videre oculis t.
4-28 Non abscondas sapientiam tuam in decore suo
6-12 Si... et a facie tua absconderit se
12- 8 Et non abscondetur in malis inimicus
16-16 Non dicas : A Deo abscondar
17-13 Viæ illorum... non sunt absconsæ ab oculis ipsius
-17 Non sunt absconsa testamenta per iniquitatem
20-32 Sapientia absconsa et thesaurus invisus
-33 M... quam homo qui abscondit sapientiam suam
22-31 A facie illius non me abscondam
23-28 Hominum corda intuentes in absconditas partes
29-13 Non abscondas illam sub lapide in perditionem
30-18 Bona abscondita in ore clauso
37- 7 Et a zelantibus te absconde consilium
39-24 Non est quidquam absconditum ab oculis ejus
41-17 Sapientia enim abscondita, et thesaurus invisus
-18 Melior est homo qui abscondit stultitiam suam quam homo qui abscondit sapientiam suam
42- 1 Non duplices... de revelatione sermonis absconditi
- 9 Filia patris abscondita est vigilia
-20 Non abscondit se ab eo ullus sermo
Isaï. 2-10 Ingredere in petram, et abscondere in fossa
3- 9 Peccatum suum... nec absconderunt
8-17 Qui abscondit faciem suam a domo Jacob
16- 3 Absconde fugientes, et vagos ne prodas
26-20 Abscondere modicum... donec pertranseat indignatio
29-14 Intellectus prudentium ejus abscondetur
-15 Væ qui... ut a Domino absconditis consilium
32- 2 Et erit vir sicut qui absconditur a vento

Isaï. 40-27 Abscondita est via mea a Domino
42-22 In domibus carcerum absconditi sunt
45- 3 Et dabo tibi thesauros absconditos
-15 Vere tu es Deus absconditus
49- 2 In pharetra sua abscondit me
53- 3 Quasi absconditus vultus ejus et despectus
54- 8 In mom. indign. abscondi faciem meam
57-17 Abscondi a te faciem meam, et indignatus sum
64- 7 Abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos
65-16 Angustiæ pop... absconditæ sunt ab oculis meis
Jerem. 13- 4 T. lumbare... et absconde illud in foramine petræ
- 5 Et abii, et abscondi illud in Euphrate
- 6 Lumb. quod præcepi tibi ut absconderes illud ibi
- 7 Tuli lumbare de loco, ubi absconderam illud
16-17 Non sunt absconditæ a facie mea
18-22 Laqueos absconderunt pedibus meis
33- 5 Abscondens faciem meam a civitate hac
36-19 Abscondere te et Jeremias, et nemo sciat ubi
-26 Baruch s. et Jerem. proph. : abscondit a. eos Dominus
38-14 Interrogo... ne abscondas a me aliquid
43- 9 Sume lapides... et abscondes eos in crypta
-10 Ponam thronum ejus super lapides istos quos abscondi
Baruc. 6-48 Cogitant sacerdotes apud se, ubi se abscondant
Ezech. 28- 3 Omne secretum non est absconditum a te
39-23 Eo quod... absconderim faciem meam ab eis
-24 Et abscondi faciem meam ab illis
-29 Et non abscondam ultra faciem meam ab eis
Daniel. 13-16 Non erat ibi quisquam præter duos senes absconditos
-18 Nesciebantque senes intus esse absconditos
-37 Venitq. adolescens... absconditus et concubuit
14-12 Fecerant sub mensa absconditum introitum
-20 Ostenderunt ei abscondita ostiola
Osee. 5- 3 Et Israël non est absconditus a me
13-12 Ephraïm, absconditum peccatum ejus
-14 Consolatio abscondita est oculis meis
Amos. 9- 3 Et si absconditi fuerint in vertice Carmeli
Mich. 3- 4 Abscondet faciem suam ab eis in tempore
Habac. 3- 4 Ibi abscondita est fortitudo ejus
Soph. 2- 2 Si quomodo abscondamini in die furoris Domini
3- 5 Dabit in lucem, et non abscondetur
1 Mac. 9-38 Absconderunt se sub tegumento montis
16-15 Fecit eis convivium magnum et abscondit illic viros
2 Mac. 1-19 Ignem de altari occulte absconderunt in valle
-20 Nep. sac... qui absconderant, misit ad requirendum ignem
-33 Loco, in quo ignem absconderunt... aqua apparuit
Matth. 5-14 Non potest civitas abscondi supra montem posita
11-25 Abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus
13-33 Mulier abscondit in farinæ satis tribus
-44 Simile est reg. cœl. thesauro abscondito in agro quem qui invenit homo, abscondit
25-18 Abiens... et abscondit pecuniam domini sui
-25 Abscondi talentum tuum in terra
Lucæ. 10-21 Quod abscondisti hæc a sapientibus et prud.
13-21 Mulier abscondit in farinæ sata tria
18-34 Et erat verbum istud absconditum ab eis
Joan. 8-59 Jesus autem abscondit se, et exivit de templo
12-36 Et abiit, et abscondit se ab eis
1 Cor. 2- 7 Quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus
Ephes. 3- 9 Sacramenti absconditi a sæculis in Deo
Coloss. 1-26 Mysterium, quod absconditum fuit a sæculis
2- 3 Thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi
3- 3 Vita vestra est abscondita cum Christo in Deo
1 Tim. 5-25 Quæ aliter se habent, abscondi non possunt
1 Petr. 3- 4 Sed qui absconditus est cordis homo
Apoc. 2-17 Vincenti dabo manna absconditum
6-15 Absconderunt se in speluncis et in petris
-16 Cadite super nos, et abscondite nos a facie

ABSCONSE.

Sap. 18- 9 Absconse enim sacrificabant justi pueri

ABSCONSIO.

Isaï. 4- 6 Et absconsionem a turbine, et a pluvia

ABSENS.

Gen. 34- 5 Quod cum audisset Jacob, absentibus filiis
44-26 Illo absente, non audemus videre faciem viri
-34 Non e. possum redire ad patrem meum, absente puero
Deut. 29-15 Sed cunctis præsentibus et absentibus
Sap. 11-12 Absentes e. et præs. similiter torquebantur
1 Cor. 5- 3 Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu
2 Cor. 5- 9 Contendimus, sive absentes, sive præsentes placere illi
10- 1 Absens autem confido in vobis
-11 Quales sumus verbo per epistolas absentes
13- 2 Prædico, ut præsens et nunc absens,
-10 Ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam
Philip. 1-27 Et videro vos, sive absens audiam de vobis
Coloss. 2- 5 Etsi corpore absens sum, sed spiritu vobiscum sum

ABSENTIA.

Philip. 2-12 Multo m... in absentia mea..., salutem operamini

ABSIT.

Gen. 18-25 Absit a te, ut hanc rem facias
44-17 Respondit Joseph : Absit a me ut sic agam
Josue. 22-29 Absit a nobis hoc scelus, ut recedamus a Domino
24-16 Absit a nobis ut relinquamus Dominum
1 Reg. 2-30 Absit hoc a me : sed quic. glorificaverit me
12-23 Absit a. a me hoc peccatum in Dominum
20- 2 Qui dixit ei : Absit, non morieris
- 9 Et ait Jonathas : Absit hoc a te
22-15 Absit hoc a me : ne suspicetur rex
2 Reg. 20-20 Joab ait : Absit, absit hoc a me
1 Par. 11-19 Absit ut in conspectu Dei mei hoc faciam
Job. 27- 5 Absit a me ut justos vos esse judicem
34-10 Absit a Deo impietas et ab Omn. iniquitas
1 Mac. 9-10 Absit istam rem facere, ut fugiamus ab eis
Matth. 16-22 Absit a te, Domine : non erit tibi hoc
Lucæ. 20-16 Quo audito, dixerunt illi : Absit
Act. 10-14 Absit, Domine..., nunquam manducavi... immundum
Rom. 3- 3 Incredulitas illorum fidem Dei evacuabit? absit.
- 6 Absit. Alioquin quomodo judicabit Deus hunc mundum?
-31 Legem ergo destruimus per fidem? Absit.
6- 2 Absit; qui enim mortui sumus peccato
7- 7 Lex peccatum est? Absit.
-13 Quod ergo bonum est, mihi factum est mors? absit.
9-14 Numquid iniquitas apud Deum? Absit.
11- 1 Numq. Deus repulit popul. suum? Absit.
-11 Numquid sic offenderunt ut caderent? Absit.
1 Cor. 6-15 Faciam membra meretricis? Absit.
Galat. 2-17 Numquid Christus peccati minister est? Absit
3-21 Lex ergo adversus promissa Dei? Absit
6-14 Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce

ABSOLOMI.

1 Mac. 11-70 Nemo relictus... nisi Mathathias filius Absolomi

ABSOLVO.

Tobiæ. 3-15 Peto... de vinculo improperii h. absolvas me
1 Mac. 10-29 Et nunc absolvo vos et omnes Judæos a tributis
2 Mac. 4-47 Menelaum... reum criminibus absolvit
Act. 19-39 In legitima ecclesia poterit absolvi

ABSORBEO.

Num. 11- 2 Oravit Moyses... et absorptus est ignis
Deut. 11- 6 Quos, aperto ore suo, terra absorbuit cum domibus
2 Reg. 17-16 Ne forte absorbeatur rex, et omnis populus
Job. 8-18 Si absorbuerit eum de loco suo, negabit eum
40-18 Ecce, absorbebit fluvium, et non mirabitur
Psal. 57-10 Sicut viventes, sic in ira absorbet eos
68-16 Neque absorbeat me profundum
123- 4 Forsitan aqua absorbuisset nos
140- 6 Absorpti sunt juncti petræ judices eorum
Isaï. 14-29 Et semen ejus absorbens volucrem
28- 7 Sacerdos et propheta... absorpti sunt a vino
42-14 Dissipabo et absorbebo simul
49-19 Et longe fugabuntur qui absorbebant te
Jerem. 51-34 Nabuchodonosor... absorbuit me quasi draco
-44 Et ejiciam quod absorbuerat de ore ejus
Abdiæ. -16 Bibent et absorbebunt, et erunt quasi non sint
1 Cor. 15-54 Absorpta est mors in victoria
2 Cor. 2- 7 Ne forte abundantiori tristitia absorbeatur
5- 4 Ut absorbeatur quod mortale est a vita
Apoc. 12-16 Absorbuit flumen, quod misit draco de ore suo

ABSQUE.

Gen. 15- 2 Dixitq. Abram : ....Ego vado absque liberis
28- 9 Duxit uxorem, absque iis, quas prius habebat
31-50 Nullus sermonis nostri testis est absque Deo
39-11 Ut... Joseph... operis quippiam absque arbitris faceret
41-16 Absque me Deus respondebit prospera Pharaoni
-44 Absque tuo imperio non movebit quisquam manum
42-36 Dixit pater Jacob : Absque liberis me esse fecistis
43- 5 Non videbitis faciem meam absque fratre vestro minimo
-14 Ego autem quasi orbatus absque liberis ero
46-26 Absque uxoribus filiorum ejus, sexaginta sex
47-18 Absque corporibus et terra nihil habeamus
-26 Absque terra sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit
50- 8 Domus Joseph cum fratribus suis absque parvulis
Exod. 12- 5 Erit a. agnus absque macula, masculus, anniculus
-37 Profecti... sexcenta fere millia... absque parvulis
21-11 Si tria ista non fecerit, egred. gratis absque pecunia
29- 2 Crustulam absque fermento quæ conspersa sit oleo.
Levit. 1-10 Masculum absque macula offeret
2- 4 De simila, panes scilicet absque fermento
- 5 Similæ conspersæ oleo et absque fermento
-11 Omnis oblatio... absque fermento fiet
6-16 ... Comedet Aaron cum filiis suis, absque fermento
7-12 Offerent panes absque fermento conspersos oleo
8-26 Panem absque fermento... posuit super adipes
9-17 Adolens ea super altare, absque cæremoniis
10-12 Comedite illud absque fermento juxta altare
13-33 Radetur homo absque loco maculæ
14-10 Assumet... ovem anniculam absque macula
20-20 Qui coierit... absque liberis morientur
-21 Qui duxerit ux. fratris.. absque liberis erunt
22-13 Sin a... absque liberis reversa fuerit ad domum
25-18 Ut habitare possitis in terra absque ullo pavore
26- 5 Absque pavore habitabitis in terra vestra
Num. 3- 4 Mortui sunt enim Nadab et Abiu... absque liberis
5-31 Maritus absque culpa erit, et illa recipiet iniquitatem
6-15 Lagana absque fermento uncta oleo
-19 Tortamq. absque fermento unam de canistro
13-20 Urbes quales, muratæ an absque muris
-21 Humus... nemorosa an absque arboribus
16-49 Percussi sunt 14,700, absque iis qui perierant
17- 6 Fueruntque virgæ duodecim absque virga Aaron
27- 8 Homo cum mortuus fuerit absque filio
-17 Ne sit populus Domini sicut oves absque pastore
29-11 Absque his, quæ offerri pro delicto solent
-19 Hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno
-25 *Idem.* 31, *idem.* 34, *idem.* 38, *idem.*
35-22 Quod si fortuitu, et absque odio
-27 Absque noxa erit qui eum occiderit
Deut. 2-35 Absque jumentis, quæ in partem venere præd.
-37 Absque terra filiorum Ammon
3- 5 Absque oppidis innumeris quæ non habebant muros
-19 Absque uxoribus, et parvulis atq. jumentis
8- 9 Ubi absque ulla penuria comedes panem
12-10 Et absque ullo timore habitetis
-16 Absque esu duntaxat sanguinis, quem... effundes
14-10 Quæ absque pinnulis et squamis sunt, ne comedes
16- 3 Comedes absque fermento, afflictionis panem
18-13 Perfectus eris, et absque macula cum Domino
20-14 Absque mulieribus et infantibus, jumentis
23-20 Fratri a. tuo absque usura... commodabis
-22 Si nolueris polliceri, absque peccato eris
24- 5 Sed vacabit absque culpa domi suæ... cum uxore

Deut. 25- 5 Quando... unus ex eis absque liberis mortuus fuerit
32- 4 Deus fidelis, et absque ulla iniquitate, justus
-28 Gens absque consilio est, et sine prudentia
Josue. 6-24 Absque auro et argento... quæ... consecrarunt
11-13 Absque urbibus quæ erant in collibus
-22 Absque civitatibus Gaza, et Geth et Azoto
14- 3 Absque Levitis, qui nihil terræ acceperunt
17- 5 Absque terra Galaad et Basan trans Jordanem
Judic. 8-26 Fuit pondus... inaurium, absque ornamentis
9-16 Si recte et absque peccato constituistis... regem
-19 Si ergo recte et absque vitio egistis cum Jerobaal
13- 3 Sterilis es, et absque liberis : sed concipies
18- 7 Videruntq. popul. habit. in ea absque ullo timore
19-22 Filii Belial, (id est, absque jugo)
20-17 Absque filiis Benjamin, inventa sunt
Ruth. 2-16 Ut absque rubore colligat et collig. nemo corripiat
3-13 Ego te absque ulla dubitatione suscipiam
1 *Reg.* 6-18 Usque ad villam quæ erat absque muro
14-39 Absque retractatione morietur
15-33 Sicut fecit absque liberis mulieres gladius tuus, sic absque liberis erit inter mulieres mater tua
17-25 Domum patris ejus faciet absque tributo in Israël
19- 5 Quare... interficiens David, qui est absque culpa
21- 9 Neque enim hic est alius absque eo
30- 8 Absque dubio enim comprehendes eos
2 *Reg.* 17-16 Ne moreris... sed absque dilatione transgredere
23- 4 Oriente sole, mane absque nubibus rutilat
3 *Reg.* 4-25 Habitabatque Juda et Israël absque timore ullo
5-16 Absque præpositis qui præerant singulis operibus
8- 5 Immolabant oves et boves absque æstimatione et numero
-60 Ipse est Deus, et non est ultra absque eo
9-19 Vicos, qui... erant absque muro, munivit
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
4 *Reg.* 21-16 Absque peccatis suis, quibus peccare fecit Judam
1 *Par.* 2-30 Mortuus est autem Saled absque liberis
-32 Sed et Jether mortuus est absque liberis
3- 9 Omnes hi, filii David, absque filiis concubinarum
17-20 Domine... non est alius Deus absque te
24- 2 Mortui sunt a. Nadab et Abiu... absque liberis
2 *Par.* 5- 6 Immolabant arietes et boves absque ullo numero
15- 3 Transibunt a. multi dies in Israël absque Deo vero, absque sacerdote, doctore et absque lege
18-16 Vidi... in montibus, sicut oves absque pastore
1 *Esdr.* 7-22 Sal vero absque mensura
2 *Esdr.* 7-67 Absque servis et ancillis eorum
Judith. 5-16 Absque scuto et gladio, Deus enim pugnavit pro eis
14-14 Vidensq. cadaver absque capite Holofernis
Esth. 4-11 Absque ulla cunctatione statim interficiatur
9-27 Nulli liceat... dies absque solemnitate transigere
13- 2 Absque ullo terrore vitam silentio transigentes
Job. 5- 9 Qui facit... mirabilia absque numero
6-29 Respondete, obsecro, absque contentione
7- 6 Et consumpti sunt absque ulla spe
8-11 Numquid virere potest scirpus absque humore?
11-15 Levare poteris faciem tuam absque macula
16-18 Hæc passus sum absque iniquitate manus meæ
21-25 Moritur in amar. animæ absque ullis opibus
24-10 Nudis et incedentibus absque vestitu
30-27 Interiora mea efferbuerant absque ulla requie
31-19 Si despexi..., et absque operimento pauperem
-39 Si fructus ejus comedi absque pecunia
32-19 Est venter meus quasi mustum absque spiraculo
33- 9 Mundus sum ego, et absque delicto
34- 6 Violenta sagitta mea absque ullo peccato
-20 Auferent violentum absque manu
35-16 Ergo Job..absque scientia verba multiplicat
36- 4 Vere enim absque mendacio sermones mei

Job. 36-19 Depone magnitud. tuam absque tribulatione
38-26 Ut plueret super terram absque homine
42- 3 Quis est i. qui celat consilium absque scientia
Prov. 1-33 Qui autem me audierit, absque terrore requiescet
13-23 Et aliis congregantur absque judicio
15-19 Via justorum absque offendiculo
19-23 In plen. comm... absque visitatione pessima
25-28 Sicut urbs patens et absque murorum ambitu
28- 1 Justus a. quasi leo confidens absque terrore erit
Eccle. 8-11 Absque timore ullo filii ho. perpetrant mala
Cant. 4- 1 Oculi tui columb. absque eo quod intrins. latet
- 3 Genæ tuæ, absque eo quod intrinsecus latet
6- 6 Sic genæ tuæ absque occultis tuis
Isaï. 1-30 Cum fueritis... velut hortus absque aqua
5- 9 Nisi domus multæ desertæ... absque habitatore
-14 Aperuit os suum absque ullo termino
6-11 Donec desolentur civitates absque habitatore
26-13 Domine Deus noster, possederunt nos absque te
43-11 Ego sum Dominus et non est absque me salvator
44- 6 ... Ego novissimus, et absque me non est Deus
- 8 Numquid est Deus absque me
45- 6 Ut sciant hi... quoniam absque me non est
- 9 Quid facis, et opus tuum absque manibus est
-14 Tantum in te est Deus, et non est absque te Deus
-21 Ego Dominus et non est ultra Deus absque me
52- 4 Assur absque ulla causa calumniatus est eum
54-11 Tempestate convulsa, absque ulla consolatione
55- 1 Venite, emite absque argento
Et absque ulla commutatione vinum et lac
Jerem. 2-35 Dixisti : Absque peccato et innocens ego sum
4- 7 Civit. vastabuntur, remanentes absque habitatore
18-21 Fiant uxores eorum absque liberis et viduæ
22-28 Numquid vos absque omni voluptate
33-10 Desolatæ sunt absque homine
Et absque habitatore et absque pecora
-12 Adhuc erit in loco isto deserto absque homine et absque jumento, in cunctis civitatibus
Thren. 1- 6 Et abierunt absque fortitudine ante faciem subseq.
5- 3 Pupilli facti sumus absque patre
Ezech. 13-10 Illi autem liniebant eum luto absque paleis
-11 Dic ad eos qui liniunt absque temperatura
-14 Destruam parietem quem linistis absque temperamento
-15 In his qui liniunt eum absque temperamento
19- 4 Et non absque vulneribus suis ceperunt eum
22-28 Prophetæ a... liniebant eos absque temperamento
-29 Advenam opprimebant calumnia absque judicio
30- 9 Et erit pavor... quia absque dubio veniet
34-27 Et erunt in terra sua absque timore
-28 Habitabunt confidenter absque ullo terrore
36-12 Non addes ultra ut absque eis sis
38-11 Dices : Ascendam ad terram absque muro
Daniel. 13-23 Melius est mihi absque opere incidere
14-25 Interficiam draconem absque gladio et fuste
Osee. 1- 6 Voca nomen ejus : Absque misericordia
- 8 Ablactavit eam, quæ erat Absque misericordia
2-23 Miserebor e. quæ fuit Absque misericordia
7-16 Reversi sunt ut essent absque jugo
9-12 Absque liberis eos faciam in hominibus
13- 4 Deum absque me nescies
Amos. 3- 5 Numquid cadet avis in laqueum ter. absque aucupe
Zacch. 2- 4 Dicens : Absque muro habitabitur Jerusalem
1 *Mac.* 8-28 Custodient mandata eorum absque dolo
2 *Mac.* 15-36 Decreverunt...absque celebritate præterire
Joan. 16- 2 Absque synagogis facient vos
Rom. 1-31 Insipientes...sine affectione, absque fœdere
Hebr. 4-15 Tentatum.. pro similitudine absque peccato

ABSTERGO.

3 *Reg.* 20-41 At ille statim abstersit pulverem de facie sua
Prov. 20-30 Livor vulneris absterget mala
Apoc. 7-17 Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis
21- 4 Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis

ABSTINENTIA.

Num. 30-14 Si voverit... cæterarum rerum abstinentiam
2 *Petr.* 1- 6 In scientia autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam (*ministrate*)

ABSTINEO.

Num. 6- 3 A vino et omni quod inebriare potest, abstinebunt
Judic. 13-13 Ab omnibus quæ loc. uxori tuæ abstineat se
Tobiæ. 1-10 Ab infantia... docuit abstinere ab omni peccato
Sap. 2-16 Abstinet se a vitiis nostris
Eccli. 3-32 Sapiens cor.... abstinebit se a peccatis
28-10 Abstine te a lite et minues peccata
37-34 Qui autem abstinens est, adjiciet vitam
Act. 15-20 Ut abstineant se a contaminationibus
-29 Ut abstineatis vos ab immolatis
21-25 Judicantes ut abstineant se ab idolis
1 *Cor.* 9-25 Qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet
1 *Thess.* 4- 3 Ut abstineatis vos a fornicatione
5-22 Ab omni specie mala abstinete vos
1 *Tim.* 4- 3 Abstinere a cibis quos Deus creavit
1 *Petr.* 2-11 Obsecro... abstinere vos a carnalibus

ABSTRAHO.

Deut. 13-10 Voluit te abstrahere a Domino Deo tuo
Judic. 20-32 Inierunt consilium ut abstraherent eos de civitate
Prov. 7-25 Ne abstrahatur in viis illius mens tua
Eccl. 2- 3 Cogitavi... abstrahere a vino carnem meam
2 *Mac.* 7- 4 Jussit... cute capitis abstracta, manus et p. præscindi
- 7 Et cute capitis ejus cum capillis abstracta
Act. 21- 1 Cum... navigaremus abstracti ab eis
Jacob. 1-14 A concupiscentia sua abstractus et electus

ABSTRUDO.

1 *Reg.* 23-23 Quod si etiam in terram se abstruserit

ABSUM.

Sap. 9- 6 Si ab illo abfuerit sapientia tua
14-17 Ut illum qui aberat, tanq. præs. colerent
Eccli. 9-18 Longe abesto ab homine potestatem hab. occid.
15- 7 Longe enim abest a superbia et dolo
-11 Non dixeris : Per Deum abest
27-22 Non illum sequaris, quoniam longe abest
2 *Mac.* 12-29 Quæ ab Jerosolymis sexcentis stadiis aberat

ABSUMO.

Levit. 7-17 Quidquid a. tertius inven. dies, ignis absumet
8-32 Quidquid a. reliquum fuerit de... ignis absumet
Deut. 29-19 Et absumat ebria sitientem

ABSYNTHIUM.

Prov. 5- 4 Novissima a. illius amara quasi absynthium
Jerem. 9-15 Ecce ego cibabo populum istum absynthio
23-15 Ecce ego cibabo absynthio et potabo eos felle
Thren. 3-15 Replevit me amaritud., inebriavit me absynthio
-19 Recordare absynthii et fellis
Amos. 5- 7 Qui convertitis in absynthium
6-13 Convertistis... fructum justitiæ in absynthium
Apoc. 8-11 Nomen stellæ dicitur Absynthium et facta est tertia pars aquarum in Absynthium.

ABUNDANS, ABUNDANTIOR.

Matth. 5-37 Quod autem his abundantius est, a malo est
1 *Cor.* 12-23 His honorem abundantiorem circumdamus
Abundantiorem honestatem habent
-24 Deus temper... abundantiorem tribuendo honorem
2 *Cor.* 2- 7 Ne forte abundantiori tristitia absorbeatur

ABUNDANTER, IUS, ISSIME.

1 *Par.* 29- 2 Præparavi... et marmor parium abundantissime
-21 Universo ritu abundantissime in omnem Israël
Tobiæ. 4- 9 Si multum tibi fuerit, abundanter tribue
Esther. 5- 6 Dixitq. ei rex, postq. vinum biberat abundanter
Psal. 30-24 Retribuet abundanter facientibus superbiam
Joan. 10-10 Ego veni ut vitam... abundantius habeant
1 *Cor.* 15-10 Sed abundantius illis omnibus laboravi
2 *Cor.* 1-12 Abundantius autem ad vos
2- 4 Ut sciatis, quam charitat. habeam abundantius in vobis
7-13 Abundantius magis gavisi sumus super gaudio
-15 Viscera ejus abundantius in vobis sunt
11-23 In carceribus abundantius
Galat. 1-14 Abundantius æmulator existens pater...
Philip. 1-14 Abundantius auderent sine timore verbum Dei loqui
Coloss. 3-16 Verbum Christi habitet in vobis abundanter
1 *Thess.* 2-17 Abundantius festinavimus faciem vestram videre
3-10 Nocte ac die abundantius orantes, ut vid...
5-13 Ut habeatis illos abundantius in charitate
Hebr. 2- 1 Abundantius oportet observare nos ea quæ
6-17 In quo abundantius volens Deus ostendere
2 *Petr.* 1-11 Abundanter ministrabitur vobis introitus

ABUNDANTIA.

Gen. 26-33 Unde appellavit eum : Abundantiam
27-28 Det tibi Deus... abundantiam frumenti et vini
41-30 Ut oblivioni tradatur cuncta retro abundantia
-48 Frugum abundantia in singulis urbibus condita est
-49 Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenæ maris
Deut. 8- 9 Et rerum omnium abundantia perfrueris
28-47 Propter rerum omnium abundantiam
33-28 Nephthali abundanna perfruetur et plenus erit
3 *Reg.* 10-27 Fecitq. ut tanta esset abundantia argenti in Jer...
2 *Par.* 32- 4 Ne veniant reg. Ass. et inveniant aquarum abundantiam
Job. 5-26 Ingredieris in abundantia sepulcrum
Psal. 29- 7 Ego autem dixi in abundantia mea
32-17 In abundantia a. virtutis suæ non salvabitur
71- 7 Orietur... justitia, et abundantia pacis
77-25 Cibaria misit eis in abundantia
121- 6 Rogate quæ ad... et abundantia diligentibus te
- 7 Fiat pax in vir. t. : et abundantia in turribus tuis
144- 7 Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt
Prov. 1-33 Abundantia perfruetur, timore malorum sublato
14-23 In omni opere erit abundantia
21- 5 Cogitationes robusti semper in abundantia
Eccli. 18-05 Memento paupertatis in tempore abundantiæ
Jerem. 22-21 Locutus sum ad te in abundantia tua
Ezech. 16-49 Fuit iniq. Sod... saturitas panis et abundantia
Malac. 3-10 Effudero vobis benedict. usque ad abundantiam
Matth. 12-34 Ex abundantia enim cordis os loquitur
Lucæ. 6-45 Ex abundantia enim cordis os loquitur
12-15 Non in abundantia cujusquam vita ejus est
Rom. 5-17 Multo magis abundantiam gratiæ et donationis
15-29 Veniens ad vos in abundantia benedictionis
2 *Cor.* 8- 2 Abundantia gaudii ipsorum fuit
-14 Vestra abundantia illorum inopiam suppleat
10-15 Secundum regulam nostram in abundantiam
Jacobi. 1-21 Abjicientes... et abundantiam malitiæ

ABUNDE.

1 *Tim.* 6-17 Qui præstat nobis omnia abunde ad fruendum
Tit. 3- 6 Quem effudit in nos abunde per J. Chr.

ABUNDO.

Deut. 28-11 Abundare te faciet Dominus omnibus bonis
30- 9 Abundare te faciet D. D. tuus in cunctis operibus
Judic. 1-19 Quia falcatis curribus abundabant
2 *Esdr.* 9-25 Abundaverunt deliciis in bonitate tua
Esther. 1- 7 Vinumq... abundans et præcipuum ponebatur
Job. 12- 6 Abundant tabernacula prædonum et audacter pr.
Psal. 49-19 Os tuum abundavit malitia
64-14 Induti sunt ar... et valles abundabunt frumento
72-12 Abundantes in sæculo, obtinuerunt divitias
77-38 Et abundavit ut averteret iram suam
22- 4 Opprobrium abundantibus et despectio superbis
127- 3 Uxor tua sicut vitis abundans
143-13 Oves eorum fœtosæ, abundantes in egressibus suis
Prov. 15- 5 In abundanti justitia virtus maxima est
Sap 11- 5 In eis. cum abundarent f. Israël, lætati sunt
- 8 Dedisti illis abundantem aquam insperate
Eccli. 6- 5 Lingua eucharis in bono homine abundat
10-30 Melior est qui operatur et abundat in omnibus
11-11 Dolens impius, et tanto magis non abundabit
-12 Plus deficiens virtute, et abundans paupertate
15-10 Sapientia... et in ore fideli abundabit
19-21 Melior est... quam qui abundat sensu
21-15 Est a. sapientia, quæ abundat in malo
-16 Scientia sap. tanquam inundatio abundabit
23- 3 Ne... peccata mea abundent, et incidam
-21 Duo genera abundant in peccatis
24-39 A mari enim abundavit cogitatio ejus
-43 Et ecce factus est mihi trames abundans
34-11 Qui implanatus est, abundabit nequitia
Dan. 11-24 Et abundantes et uberes urbes ingredietur
1 *Mac.* 3-30 Abundaverat super reges, qui ante eum fuerunt
Matth. 5-20 Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Pharis.
13-12 Qui e. habet, dabitur ei, et abundabit
24-12 Quoniam abundavit iniquitas, refrigescet charitas
25-29 Omni enim habenti dabitur, et abundabit
Marc. 12-44 Ex eo, quod abundabat illis, miserunt
Lucæ. 15-17 Mercenarii in domo patris mei abundant panibus
21- 4 Hi ex abundanti sibi miserunt in muneraDei
Act. 16- 5 Ecclesiæ... abundabant numero quotidie
Rom. 3- 7 Si enim veritas Dei... abundavit in gloriam ipsius
5-15 Gratia Dei et donum... in plures abundavit
-20 Lex a. subintravit ut abundaret delictum
Ubi a. abundavit delictum, superabundavit gratia
6- 1 Permanebimus in peccato ut gratia abundet
14- 5 Unusquisque in suo sensu abundet
15-13 Ut abundetis in spe, et virtute Spiritus sancti
1 *Cor.* 8- 8 Neque enim si manducaverimus, abundabimus
14-12 Ad ædificationem Ecclesiæ quærite ut abundetis
15-56 Abundantes in opere Domini semper
2 *Cor.* 1- 5 Sicut abundant passiones Christi in nobis ; ita et per Christum abundat consolatio
3- 9 Multo magis abundat ministerium justitiæ in gloria
4-15 Ut gratia abundans, per multos in gratiarum actione, abundet in gloriam Dei
8- 2 Paupertas e. abundavit in divitias simplicitatis
- 7 Sicut in omnibus abundatis fide, et sermone et...
Ut et in hac gratia abundetis
-15 Qui multum, non abundavit
9- 1 Ex abundanti est mihi scribere vobis
- 8 Potens est... omnem gratiam abundare facere... ut abundetis in omne opus bonum
-11 Ut abundetis in omnem simplicitatem
-12 Sed etiam abundat per multas gratiarum actiones
Ephes. 2- 7 Abundantes divitias gratiæ suæ in bonitate
Philip. 1- 9 Ut charitas vestra... abundet in scientia
-26 Ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu
4-12 Scio et humiliari, scio et abundare
Et abundare, et penuriam pati
-17 Requiro fructum abundantem in ratione vestra
-18 Habeo autem omnia, et abundo
Coloss. 2- 7 Abundantes in illo in gratiarum actione
1 *Thes.* 3-12 Abundare faciat charitatem vestram in invicem
4- 1 Sic et ambuletis, ut abundetis magis
-10 Rogamus a. vos, fratres, ut abundetis magis
2 *Thes.* 1- 3 Abundat charitas uniuscujusque vestrum in invicem

ABUSIO.

Psal. 30-19 Loquuntur... in superbia et in abusione

ABUTOR.

Genes. 19- 8 Habeo duas filias... abutimini eis sicut vobis placuerit
34-31 Numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra
Judic. 19-22 Educ virum qui ingr... ut abutamur eo
-25 Qua cum tota nocte abusi essent, dimiserunt eam
Esth. 13- 2 Volui nequaquam abuti potentiæ magnitudine
16- 2 Multi bonitate princ... abusi sunt in superbiam

Job. 24-23 Ille abutitur eo in superbiam
Sap. 13-12 Ad præparationem escæ abutatur
Eccli. 25-36 A carnibus t. abscinde illam ne semper te abutatur
Jerem. 18-23 In tempore furoris tui abutere eis
Thren. 5-13 Adolescentibus impudice abusi sunt
Baruc. 6-27 Hostias i. vendunt sacerdotes i. et abutuntur
Dan. 11- 7 Et abutetur eis, et obtinebit
1 *Cor.* 9-18 Ut non abutar potestate mea in Evangelio

ABYSSUS.

Genes. 1- 2 Et tenebræ erant super faciem abyssi
7-11 Rupti sunt omnes fontes abyssi magnæ
8- 2 Et clausi sunt fontes abyssi et cataractæ cœli
49-25 Benedictionibus abyssi jacentis deorsum
Exod. 15- 5 Abyssi operuerunt eos, descenderunt in profundum
- 8 Congregatæ sunt abyssi in medio mari
Deut. 8- 7 Campis et montibus erumpunt fluviorum abyssi
33-13 Joseph quoque ait... atque abysso subjacente
Judith. 9- 8 Tenuit pedes eorum abyssus, et aq. oper.
Job. 28-14 Abyssus dicit : Non est in me
38-16 Numquid... in novissimis abyssi deambulasti?
-30 Et superficies abyssi constringitur
41-23 Æstimabit abyssum quasi senescentem
Psal. 32- 7 Ponens in thesauris abyssos
35- 7 Judicia tua abyssus multa
41- 8 Abyssus abyssum invocat, in voce cataract..
70-20 Et de abyssis terræ iterum reduxisti me
76-17 Aquæ, et timuerunt, et turbatæ sunt abyssi
77-15 Adaquavit eos velut in abysso multa
103- 6 Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus
105- 9 Et deduxit eos in abyssis sicut in deserto
106-26 Ascend. usque ad cœl. et descendunt usque ad abyssos
134- 6 Omnia... fecit in cœlo... et in omnibus abyssis
148- 7 Laud. Domin. de terra dracones et omnes abyssi
Prov. 3-20 Sapientia illius eruperunt abyssi
8-24 Nondum erant abyssi, et ego jam concepta eram
-27 Aderam : quando... gyro vallabat abyssos
Eccli. 1- 2 Profundum abyssi quis dimensus est?
16-18 Ecce cœlum, et cœli cœlorum, abyssus, et
23-28 Circumspicientes... profundum abyssi
24- 8 Profundum abyssi penetravi; in fluctibus maris a...
-39 Consilium illius ab abysso magna
42-18 Abyssum, et cor hominum investigavit
43-25 Cogitatione sua placavit abyssum
Isaï. 51-10 Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi vehem.
63-13 Qui eduxit eos per abyssos, quasi equum
Ezech. 26-19 Et adduxero super te abyssum et operuerint te
31- 4 Aquæ nutrierunt illum, abyssus exaltavit illum
Dan. 3-55 Benedictus es, qui intueris abyssos
Amos. 7- 4 Devoravit abyssum multam et comedit simul p...
Jonæ. 2- 6 Abyssus vallavit me, pelagus operuit caput
Habac. 3-10 Dedit abyssus vocem suam
Luc. 8-31 Rog. illum ne imperaret illis ut in abyssum irent
Rom. 10- 7 Aut quis descendet in abyssum?
Apoc. 9- 1 Data est ei clavis putei abyssi
- 2 Et aperuit puteum abyssi
-11 Regem Angelum abyssi, cui nomen hebraïce Abaddon
11- 7 Bestia, quæ ascendit de abysso, faciet... bellum
17- 8 Bestia quam vidisti... ascensura est de abysso
20- 1 Et vidi Angelum...habentem clavem abyssi
- 3 Et misit eum in abyssum, et clausit

AC.

Genes. 1-14 Fiant luminaria... dividant diem ac noctem

Deinceps consulto omittitur.

ACAN. *Filius Eser.*

Genes. 36-27 Filii Eser : Balaan, et Zavan, et Acan.

ACCAIN. *Urbs de tribu Juda.*

Josue. 15-57 Accaïn, Gabaa, et Thamna; civitates

ACCARON.

Urbs Philisthinorum, quæ venit in partes filiorum Juda. Habitatores hujus urbis intra sua mœnia noluerunt introducere arcam Domini, quam in prælio ceperant super Israelitas Philisthæi; timebant enim ne ob id sibi quid pejus eveniret. Quæ civitas postea in adoratione Beelzebub lapsa est.

Josue. 13- 3 Usque ad terminos Accaron contra Aquilonem
15-11 Pervenit contra Aquil. partis Accaron ex latere
-45 Accaron cum vicis et villulis suis
-46 Ab Accaron usque ad mare
Judic. 1-18 Cepit Judas... atque Accaron cum terminis suis
1 *Reg.* 5-10 Miserunt ergo arcam Dei in Accaron Cumque venisset arca Dei in Accaron
6-16 Reversi sunt in Accaron in die illa
-17 Ani aurei : quos... Geth unum, Accaron unum
7-14 Redditæ sunt urbes... ab Accaron usque Geth
17-52 Persecuti sunt... usque ad portas Accaron Cecideruntq. Philisthiim... usque ad Accaron
4 *Reg.* 1- 2 Ite, consulite Beelzebub deum Accaron
- 3 Ut eatis ad consul. Beelzebub deum Accaron
- 6 Mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron
-16 Misisti... consul. Beelzebub deum Accaron
Jerem. 25-20 Ascaloni, et Gazæ, et Accaron, et reliquis Azoti
Amos. 1- 8 Convertam manum meam super Accaron
Soph. 2- 4 Et Accaron eradicabitur
Zach. 9- 5 Et Accaron, quoniam confusa est spes ejus
- 7 Erit quasi dux in Juda, et Accaron quasi Jebusæus
1 *Mac.* 10-89 Et dedit ei Accaron... in possessionem

ACCARONITÆ.

Habitatores Accaron qui noluerunt intra muros recipere arcam Domini, ne interficeret eos.

Josue. 13- 3 Terra Chan... divid...Gethæos, et Accaronitas
1 *Reg.* 5-10 Exclamaverunt Accaronitæ, dicentes

ACCEDO.

Genes. 27-21 Dixitq. Isaac : Accede huc, ut tangam te
-22 Accessit ille ad patrem, et palpato eo
-26 Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi
-27 Accessit, et osculatus est eum
33- 7 Accessit quoque Lia cum pueris suis
37-18 Antequam accederet ad eos, cogit. illum occidere
43-19 In ips. forib. accedentes ad dispensat. domus
44-18 Accedens a. propius Judas, confidenter ait
45- 4 Ad quos ille clementer : Accedite, inquit, ad me. Et cum accessissent prope, Ego sum, ait, Joseph
Exod. 14-20 Toto noctis tempore accedere non valerent
16- 9 Accedite coram Domino : audivit enim
19-22 Sacerdotesque qui accedunt ad Dominum
20-21 Moyses a. accessit ad caliginem in qua erat Deus
30-20 Quando accessuri sunt ad altare
34-30 Vid... cornutam Moysi faciem, timuerunt prope accedere
40-30 Et accederent ad altare, sicut præcep. Dominus Moysi
Levit. 9- 7 Accede ad altare et immola pro peccato tuo
- 8 Aaron accedens ad altare, immolavit vitulum
18- 6 Homo ad proximam sanguinis sui non accedet
-14 Nec accedes ad uxorem ejus, quæ tibi affinitate c...
-19 Ad mulierem quæ patitur menstrua non accedes
21-18 Nec accedet ad ministerium ejus; si cæcus
-21 Non accedet offerre hostias Domino, nec panes
-23 Nec accedat ad altare, quia maculam habet
22- 3 Omnis homo, qui accesserit de stirpe vestra
Num. 1-51 Quisquis externorum accesserit, occidetur
3-10 Externus, qui ad minist. accesserit, morietur
-38 Quisquis alienus accesserit, morietur
8-19 Si ausi fuerint accedere ad Sanctuarium
9- 6 Quidam immundi... accedentes ad Moysen et Aaron
16-10 Ad se fecit accedere te et omnes fratres
-40 Ne quis accedat alienigena... ad offerendum
17-13 Quicumque accedit ad tabern. Domini, moritur
18- 3 Ad altare non accedant, ne et illi moriantur
- 7 Si quis externus accesserit, occidetur
-22 Non accedant ultra filii Israel ad tabernaculum

Num. 7- 21 Accesserunt a. filiæ Salphaad, filii Hepher
31-48 Cumq. accessissent principes exercitus
32-16 At illi prope accedentes, dixerunt
36- 1 Accesserunt a. et principes familiarum
Deut. 1-22 Accessistis ad me omnes, atque dixistis
2-19 Et accedens in vicina filiorum Ammon
-37 Terra fil. Amm. ad quam non accessimus
4-11 Et accessistis ad radices montis, qui ardebat
5-23 Accessistis ad me omnes principes tribuum
-27 Tu magis accede : et audi cuncta quæ dixerit Dominus
20-10 Si quando accesseris ad expugn. civitatem
21- 5 Accedentq. sacerdotes filii Levi, quos elegerit Dominus
25- 9 Accedet mulier ad eum coram senioribus
26- 3 Accedes ad sacerdotem, qui fuerit in diebus illis
Josue. 3- 9 Accedite huc, et audite verbum Domini Dei
7-14 Accedetisq. mane singuli per tribus vestras Accedet per cognationes suas, et cognatio
8- 5 Accedemus ex adverso contra urbem
14- 6 Accesserunt itaque filii Juda ad Josuë
21- 1 Accesseruntq. principes familiarum Levi
Judic. 9-52 Accedensq. Abimelech juxta turrim, pugn. fortiter
1 *Reg.* 9-18 Accessit a. Saül ad Samuëlem in medio portæ
14-36 Et ait sacerdos : Accedamus huc ad Deum
30-21 Accedens a. David ad populum, salutavit eos
2 *Reg.* 1-15 David... ait : Accedens irrue in eum
11-20 Quare accessistis ad murum, ut præliaremini
-21 Quare juxta murum accessistis? dices : Etiam...
15- 5 Cum accederet ad eum homo, ut salutaret illum
18-25 Properante autem illo, et accedente propius
20-17 Qui cum accessisset ad eam, ait illi : Tu es Joab?
3 *Reg.* 18-21 Accedens autem Elias ad omnem populum, ait
-30 Accedente ad se populo, curavit altare Domini
-36 Accedens Elias propheta, ait : Domine Deus Abr.
20-13 Ecce Propheta unus accedens ad Achab regem
-22 Accedens a. Propheta ad regem Israël
-28 Accedens unus vir Dei, dixit ad regem
22-24 Accessit a. Sedecias filius Chanaana
4 *Reg.* 2- 5 Accesserunt filii Prophetarum, qui erant in Jericho
4-27 Accessit Giezi ut amoveret eam
5-13 Accesserunt ad eum servi sui et locuti sunt ei
2 *Par.* 18-23 Accessit autem Sedecias filius Chanaana
29-31 Accedite, et offerte victimas, et laudes
1 *Esdr.* 4- 2 Accedentes ad Zorobabel, et ad principes
9- 1 Accesserunt ad me principes, dicentes : Non est sep.
Tobiæ. 6- 8 Ita ut non accedat (*Dæmon*) ad eos
9-12 Cumq. omn. dixissent Amen, accesserunt ad convivium
11- 7 Accede ad patrem tuum et osculare eum
Judith. 7- 8 Filii Ammon et Moab accesserunt ad Holofernem
13- 8 Accessit ad columnam, quæ erat ad caput lectuli
14-14 Accessit proximans ad cortinam, et elevans eam
Esther. 5- 2 Quæ accedens osculata est summitatem virgæ ejus
15-14 Accede igitur, et tange sceptrum
Psal. 33- 6 Accedite ad eum et illuminamini
63- 7 Accedet homo ad cor altum
90-10 Non accedet ad te malum
Eccli. 1-36 Ne accesseris ad illum duplici corde
-40 Quoniam accessisti maligne ad Dominum
2- 1 Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia
6-19 Accede ad eam et sustine bonos fructus
9-19 Si accesseris ad illum, noli aliquid committere
21- 2 Si accesseris ad illa, suscipient te
32- 9 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
-14 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
Isaï. 8- 3 Accessi ad prophetissam, et concepit
34- 1 Accedite Gentes, et audite, et populi attendite
41- 1 Accedant, et tunc loquantur
- 5 Viderunt insulæ... appropinq. et accesserunt
-22 Accedant, et nuntient nobis quæc. ventura
45-20 Accedite simul qui salvati estis ex Gentibus

Isaï. 38-16 Accedite ad me, et audite hoc
50- 8 Quis est adversarius meus? Accedat ad me
57- 3 Accedite huc, filii auguratricis, semen adulteri
Jerem. 30-21 Applicabo eum, et accedet ad me
42- 1 Accesserunt omnes principes bellatorum
Ezech. 18- 6 Ad mulierem menstruatam non accesserit
37- 7 Accesserunt ossa ad ossa, unumq. ad juncturam
40-46 Isti sunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis Levi
43-19 Dabis sacerd. et Lev... qui accedunt ad me
44-13 Neque accedent ad omne sanctuarium meum
-15 Levitæ... ipsi accedent ad me ut ministrent mihi
-16 Ipsi accedent ad mensam meam ut ministrent
45- 4 Qui accedunt ad ministerium Domini
47-22 Advenis, qui accesserint ad vos qui genuerint filios
Dan. 3- 8 Accedentes viri Chaldæi accusaverunt Judæos
-93 Accessit Nabuchodonosor ad ostium fornacis
6-12 Accedentes locuti sunt regi super edicto
7-16 Accessi ad unum de assistentibus
Joel. 3- 9 Accedant, ascendant omnes viri bellatores
Jonæ. 1- 6 Accessit ad eum gubernator, et dixit ei
Aggæi. 2-17 Cum accederetis ad acervum viginti modiorum
Malac. 3- 5 Et accedam ad vos in judicio, et ero testis
1 *Mac.* 2-16 Multi de pop. Israël consent. accesserunt ad eos
-18 Ergo accede prior, et fac jussum regis
-23 Accessit quidam Judæus in omnium oculis
8- 1 Quicumque accesserunt ad eos, statuerunt
10-26 Non accessistis ad inimicos vestros, audivimus
-69 Congreg. exerc. magn. et accessit ad Jamniam
15-14 Circuivit civitatem et naves a mari accesserunt
2 *Mac.* 2- 6 Et accesserunt quidam simul qui sequebantur
4-34 Unde Menelaüs accedens ad Andronicum
6-20 Intuens a. quemadmodum oporteret accedere
10-35 Viginti juvenes... viriliter accesserunt ad murum
11-36 Nos enim Antiochiam accedimus
Matth. 4- 3 Et accedens tentator dixit ei: Si Filius Dei es
-11 Ecce Angeli accesserunt et ministrabant ei
5- 1 Cum sedisset, accesserunt ad eum Discipuli ejus
8- 5 Accessit ad eum Centurio, rogans eum
-19 Et accedens unus scriba, ait illi: Magister
-25 Et accesserunt ad eum Discipuli ejus
9-14 Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis
-18 Ecce princeps unus accessit, et adorabat eum
-20 Mulier... accessit retro, et tetigit fimbriam vest.
-28 Cum a. venisset domum, accesserunt ad eum cæci
13-10 Accedentes Discipuli, dixerunt ei: Quare in
-27 Accedentes a. servi patrisfamilias, dixerunt ei
-36 Accesserunt ad eum Discipuli ejus, dicentes
14-12 Et accedentes Discipuli ejus, tulerunt corpus
15- 1 Tunc accesserunt ad eum ab Jerosolymis scribæ
-12 Accedentes Discipuli ejus, dixerunt ei: Scis
-23 Accedentes Discipuli ejus, rogabant eum
-30 Et accesserunt ad eum turbæ multæ
16- 1 Accesserunt ad eum Pharisæi et Sadducæi
17- 7 Accessit Jesus, et tetigit eos: dixitq. eis
14 Accessit ad eum homo genibus provolutus
-18 Accesserunt Discipuli ad Jesum secreto
-23 Accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum
18- 1 In illa hora accesserunt Discipuli ad Jesum
-21 Tunc accedens Petrus ad eum, dixit
19- 3 Accesserunt ad eum Pharisæi tentantes eum
-16 Ecce unus accedens, ait illi: Magister bone
20-20 Accessit ad eum mater filiorum Zebedæi
21-14 Accesserunt ad eum cæci et claudi in templo
-23 Accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum
-28 Homo quidam habeb. duos fil. et accedens ad primum
-30 Accedens autem ad alterum, dixit similiter
22-23 In illo die accesserunt ad eum Sadducæi
24- 1 Accesserunt Discipuli ejus ut ostenderent ei ædific.
Matth. 24- 3 Accesserunt ad eum Discipuli secreto
25-20 Accedens qui quinque talenta acceperat
-22 Accessit a. et qui duo talenta acceperat
-24 Accedens a. et qui unum talentum acceperat
26- 7 Accessit ad eum mulier habens alabastrum
-17 Prima a. die azym. accesserunt Discipuli ad Jesum
-49 Confestim accedens ad Jesum dixit: Ave Rabbi
-50 Tunc accesserunt, et manus injecerunt in Jesum
-60 Cum multi falsi testes accessissent
-69 Accessit ad eum una ancilla, dicens: Et tu cum Jesu
-73 Post pusillum accesserunt qui stabant
27-58 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
28- 2 Accedens revolvit lapidem, et sedebat super
- 9 Illæ a. accesserunt, et tenuerunt pedes ejus
-18 Accedens Jesus locutus est eis, dicens: Data est mihi
Marci. 1-31 Accedens elevavit eam, apprehensa manu ejus
6-35 Cum jam hora multa fieret, accesserunt Discipuli
10- 2 Accedentes Pharisæi interrogabant eum
-35 Accedunt ad eum Jacobus et Joannes fil. Zebedæi
11-27 Accedunt ad eum summi sacerdotes et Scribæ
12-28 Accessit unus de Scribis, qui audierat
14-45 Statim accedens ad eum, ait: Ave Rabbi
Lucæ. 7-14 Et accessit et tetigit loculum
8-44 Accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti
9-12 Accedentes duodecim dixerunt illi: Dimitte turbas
-42 Cum accederet, elisit illum dæmonium
13-31 In ipsa die accesserunt quidam Pharisæorum
20-27 Accesserunt a. quidam Sadducæorum
23-52 Hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Jesu
Joan. 12-21 Hi ergo accesserunt ad Philippum
Act. 7-31 Accedente illo ut consideraret, facta est ad eum vox
8-29 Accede et adjunge te ad currum istum
9- 1 Saulus... accessit ad principem sacerdotum
10-28 Abominatum... viro Judæo... accedere ad alienigenam
18- 2 Inveniens... Aquilam etc... accessit ad eos
21-33 Tunc accedens tribunus apprehendit eum
22-26 Quo audito, centurio accessit ad tribunum
-27 Accedens a. tribunus, dixit illi: Dic mihi
23-14 Accesserunt ad principes sacerd. et seniores
28- 9 Infirmitates, accedebant et curabantur
Philip. 2-30 Propter opus Christi usque ad mortem accessit
Hebr. 7-25 Salvare in perpetuum potest accedentes
10- 1 Nunquam potest accedentes perfectos facere
-22 Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei
11- 6 Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est
12-18 Non e. accessistis ad tractabilem montem
-22 Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei
1 *Petr.* 2- 4 Ad quem accedentes lapidum vivum

ACCELERO.

Genes. 18- 6 Accelera, tria sata similæ commisce et fac subcin. panes
2 *Par.* 26-20 Sed et ipse perterritus, acceleravit egredi
Esther. 2- 9 Præcepit eunucho, ut acceleraret mundum muliebrem
Psal. 15- 4 Multiplicatæ sunt infirm. e. postea acceleraverunt
30- 3 Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me
Eccli. 43-14 Imperio suo acceleravit nivem
Et accelerat coruscationes emittere judicii
Isaï. 8- 3 Voca nomen ejus: Accelera spolia detrahere
1 *Mac.* 13-10 Acceleravit consummare universos muros Jerusalem
2 *Mac.* 9- 7 Ignem spirans... præcipiens accelerari negotium

ACCENDO.

Num. 11- 1 Accensus in eos ignis Domini devoravit
Judic. 20-38 Postquam urbem cepissent, ignem accenderent
3 *Reg.* 3- 3 In excelsis immolabat, et accendebat thymiama
2 *Par.* 13-11 Lucernæ ejus, et accendantur semper ad vesperam
Judith. 8- 3 Sed potius qui iram excitet, et furorem accendat
Judith. 13- 6 Accendentes luminaria, congyraverunt circa eam
Job. 41-10 De ore e. lamp. procedunt sicut tedæ ignis accensæ
Psal. 77-21 Ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit
-38 Et non accendit omnem iram suam
78- 5 Accendetur velut ignis zelus tuus
Isaï. 50-11 Vos omnes accendentes ignem, accincti flammis
62- 1 Salvator ejus ut lampas accendatur
Baruc. 6-18 Lucernas accendunt illis, et quidem multas
Ezech. 6-13 Locum ubi accenderunt thura redolentia
Dan. 7- 9 Rotæ ejus ignis accensus
Oseæ. 2-13 Dies Baalim, quibus accendebat incensum
4-13 Et super colles accendebant thymiama
1 *Mac.* 2-15 In civit. Modin, immol. et accendere thura
4-50 Accenderunt lucernas, quæ super candelabrum erant
12-28 Et accenderunt focos in castris suis
13- 7 Accensus est spiritus populi simul ut audivit
2 *Mac.* 1- 8 Accendimus lucernas, et proposuimus panes
-22 Accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur
-32 Quod ut factum est, ex eis flamma accensa est
4-38 Accensique animis, Andronicum purpura exutum
7-39 Rex accensus ira, in hunc super omnes crudelius
10-35 Viginti juv. accensi animis propter blasphemiam
14-45 Cum adhuc spiraret, accensus animo, surrexit
Matth. 5-15 Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio
Luc. 8-16 Nemo a. lucernam accendens, operit eam vase
11-33 Nemo lucernam accendit et in abscondito ponit
12-49 Et quid volo nisi ut accendatur
15- 8 Nonne accendit lucernam, et evertit domum
22-55 Accenso autem igne in medio atrii
Act. 28- 2 Accensa e. pyra, reficiebant nos omnes

ACCENSIBILIS.

Hebr. 12-18 Non e. accessistis ad... accensibilem ignem

ACCEPTABILIS.

Levit. 1- 4 Acceptabilis erit, atq. in expi. ej. proficiens
22-20 Si maculam habuerit... neque erit acceptabile
-21 Immaculatum offeret, ut acceptabile sit
23-11 Ut acceptabile sit pro vobis
Esth. 10- 3 Mardochæus... acceptabilis plebi fratrum
Isaï. 58- 5 Numquid istud vocabis... diem acceptabilem Domino
Aggæi. 1- 8 Acceptabilis mihi erit et glorificabor
2 *Cor.* 6- 2 Ecce nunc tempus acceptabile... dies salutis
Tit. 2-14 Et mundaret sibi populum acceptabilem
1 *Petr.* 2- 5 Acceptabiles Deo per Jesum Christum

ACCEPTIO.

2 *Par.* 19- 7 Non est e. apud Dom... personarum acceptio
Eccli. 20-24 Personæ autem acceptione perdet se
Rom. 2-11 Non enim est acceptio personarum apud Deum
Ephes. 6- 9 Personarum acceptio non est apud eum
Colos. 3-25 Non est personarum acceptio apud Deum
1 *Tim.* 1-15 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
4- 9 Fidelis sermo et omni acceptione dignus
Jacobi. 2- 1 Nolite in personarum acceptione habere fidem
1 *Petr.* 1-17 Qui sine acceptione personarum judicat

ACCEPTISSIMA.

Sap. 3-14 Et sors in templo Dei acceptissima

ACCEPTO.

Psal. 50-21 Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, et oblationes

ACCEPTOR.

Act. 10-34 Quia non est personarum acceptor Deus

ACCEPTUS, A, UM, *adjectivus.*

1 *Reg.* 18- 5 David... et acceptus erat in oculis universi populi
Tobiæ. 12- 5 Partem omnium, quæ attulerant, acceptam habere
-13 Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio
14-17 Ita ut accepti essent tam Deo quam hominibus

Prov. 14-35 Acceptus est regi minister intelligens
16- 5 Accepta est a. apud Deum magis, quam immolare hostias
Sap. 9-10 Ut sciam quid acceptum sit apud te
-12 Et erunt accepta opera mea
Eccli. 35- 9 Sacrificium justi acceptum est
Jerem. 6-20 Holocautomata vestra non sunt accepta
Lucæ. 4-19 Prædicare annum Domini acceptum
-24 Nemo propheta acceptus est in patria sua
Act. 10-35 Qui... operatur justitiam, acceptus est illi (*Deo*)
Rom. 4- 6 Cui Deus accepto fert justitiam sine operibus
15-16 Ut fiat oblatio gentium accepta et sanct.
-31 Ut... obsequii mei oblatio accepta fiat in Jerusalem
2 Cor. 6- 2 Tempore accepto exaudivi te et in die salutis
8-12 Secundum id quod habet, accepta est (*voluntas*)
Philip. 4-18 Hostiam acceptam, placentem Deo
1 Tim. 2- 3 Hoc... acceptum coram salvatore Deo nostro
5- 4 Hoc enim acceptum coram Deo

ACCERSO.

Gen. 26- 9 Et accersito eo, ait : Persp. quod uxor tua sit
41- 8 Et accersitis narravit somnium, nec erat qui
44- 4 Joseph accersito dispensatore domus : Surge...
Exod. 1-18 Quibus ad se accersitis, rex ait
Deut. 25- 8 Statimque accersiri eum facient
1 Reg. 20-29 Unus de fratribus meis accersivit me
22-11 Misit ergo rex ad accersendum Achimelech
2 Reg. 15-12 Accersivit quoque Absalom Achitophel
Tobiæ. 9-11 Accersiri jussit Raguel servos suos, et abierunt
Sap. 1-16 Impii a. manib. et verbis accersierunt illam
2 Mac. 15-31 Sacerd... accersiit et eos qui in arce erant
Marc. 15-44 Accersito centurione, interrogavit eum
Act. 7-14 Mittens a. Joseph accersivit Jacob patrem
10- 5 Accersi Simonem quemdam qui cognom. Petrus
-22 Accersire te in domum suam et audire verba abs te
-29 Sine dubitatione veni accersitus. Interrogo ergo : Quam ob causam accersistis me?
-32 Mitte e. in Joppen et accersi Simonem
11-13 Accersi Simonem, qui cognominatur Petrus
13- 7 Accersitis Barnaba et Saulo, desiderabat audire
24-25 Tempore autem opportuno accersam te
-26 Frequenter accersens eum, loquebatur cum eo

ACCES.

Is fuit pater Hira, qui inter triginta fortiores exercitus David ascriptus, turmam obtinuit viginti quatuor millia virorum, quibuscum regi ministrabat sexto mense anni. Acces natus erat in Thecua civitate tribus Juda, juxta Meridiem castelli Herodis.

2 Reg. 23-26 Hira filius Acces de Thecua
1 Par. 27- 9 Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thecuites

ACCESSUS.

2 Mac. 12-21 Erat e... et accessu difficile propter locorum angustias
14- 3 Considerans nullo modo sibi esse... accessum ad altare
Rom. 5- 2 Habemus accessum per fidem in gratiam
Ephes. 2-18 Per ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu
3-12 In quo habemus... accessum in confidentia

ACCHO.

Urbs de tribu Aser, quam non delere potuerunt Israelitæ, tempore Josue, sed tributarios fecerunt habitatores ejus.

Judic. 1-31 Aser quoque non delevit habitatores Accho

ACCIDO.

Gen. 24-67 Ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret
26- 1 Sterilitatem, quæ acciderat in diebus Abraham
-20 Putei, ex eo quod acciderat, vocavit Calumniam
31-35 Juxta consuetudinem fœminarum nunc accidit mihi
34- 7 Auditoq. quod acciderat, irati sunt valde
37- 5 Accidit quoque ut visum somnium referret fratribus
39-11 Accidit a. quadam die, ut intraret Joseph domum
Gen. 40- 1 Accidit ut peccarent duo eunuchi
42-29 Narraverunt ei omnia quæ accidissent sibi
-38 Si quid ei adversi acciderit in terra ad quam pergitis
Exod. 3-16 Vidi omnia quæ acciderunt vobis in Ægypto
18- 8 Universumq. laborem qui accidisset eis in itinere
-16 Cumq. acciderit eis aliqua disceptatio
32- 1 Moysi enim... ignoramus quid acciderit
-23 Huic enim Moysi... nescimus quid acciderit
Levit. 10-19 Mihi autem accidit, quod vides
Num. 5- 6 Cum fecerint... quæ solent hominibus accidere
Josue. 2-23 Narraveruntq. ei omnia quæ acciderant sibi
Ruth. 2- 3 Accidit a. ut ager ille haberet dominum... Booz
1 Reg. 6- 9 Nequaquam manus ejus tetigit nos, sed casu accidit
10-11 Dixerunt ad invicem : Quænam res accidit filio Cis
14- 1 Accidit quadam die ut diceret Jonathas
-15 Et accidit quasi miraculum a Deo
-38 Videte, per quem acciderit peccatum hoc hodie
25- 2 Accidit ut tonderetur grex ejus in Carmelo
2 Reg. 11- 2 Accidit ut surgeret David de strato suo post meridiem
12-18 Accidit a. die septima ut moreretur infans
18- 9 Accidit a. ut occurreret Absalom servis David
20- 1 Accidit quoque ut ibi esset vir Belial
3 Reg. 8-38 Imprecatio quæ acciderit omni homini
4 Reg. 6- 5 Accidit a. ut,... caderet ferrum securis in aquam
1 Par. 19- 1 Accidit a. ut moreretur Naas rex filiorum Ammon
20- 6 Sed et aliud bellum accidit in Geth
2 Par. 18-33 Accidit autem ut unus e populo sagittam...
32-31 De portento, quod acciderat super terram
Job. 2-11 Audientes tres amici Job omne malum quod accidisset ei
3-25 Et quod verebar accidit
Prov. 12-21 Non contristabit justum quidquid ei acciderit
Sap. 19- 4 Horum, quæ acciderant, commemorationem amittebant
Eccli. 5- 4 Ne dixeris : Peccavi, et quid mihi accidit triste?
Jerem. 32-24 Quæcumque locutus es acciderunt, ut tu ipse cernis
48-19 Ei qui evasit, dic : Quid accidit?
Thren. 5- 1 Recordare, Domine, quid acciderit nobis
Ezech. 16-23 Accidit post omnem malitiam tuam
Daniel. 5-10 Regina autem, pro re quæ acciderat regi
Jonæ. 4- 5 Sedebat... donec videret quid accideret civitati
1 Mac. 4-26 Nuntiaverunt Lysiæ universa quæ acciderant
5-25 Narraverunt eis omnia quæ acciderant fratribus
2 Mac. 2-14 Per bellum, quod nobis acciderat
5-17 Propter quod et accidit circa locum despectio
6-12 Reputent ea quæ acciderunt, non ad interitum
9-24 Ut si quid contrarium accideret, aut difficile
11- 1 Lysias... graviter ferens de his quæ acciderant
Marci. 6-21 Cum dies opportunus accidisset, Herodes
9-20 Quantum temporis est ex quo ei hoc accidit?
Luc. 10-31 Accidit a. ut sacerdos quidam descenderet
24-14 Loqueb. ad invicem de his omnibus quæ acciderant
Act. 4-21 Quod factum fuerat in eo quod acciderat
20-19 Quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum

ACCINGO.

Gen. 49-19 Gad, accinctus præliabitur ante eum
Et ipse accingetur retrorsum
Exod. 12-11 Renes vestros accingetis, et calceamenta habebitis
Levit. 8- 7 Vestivit pontificem... accingens eum balteo
16- 4 Accingetur zona linea; cidarim lineam imponet capiti
Num. 32-17 Accincti pergemus ad prælium ante filios Israel
Josue. 3-17 Stabant... in medio Jordanis accincti.
Judic. 3-16 Accinctus est eo subter sagum in dextro femore
18-11 Sexcenti viri accincti armis bellicis
1 Reg. 2- 4 Arcus fort. superat... et infirmi accincti robore
-18 Samuel... puer, accinctus ephod lineo
1 Reg. 17-39 Accinctus ergo David gladio ejus super vestem
25-13 Ait David pueris suis : Accingatur unusquisque gladio suo. Et accincti sunt singuli gladiis suis. Accinctusque est et David ense suo.
2 Reg. 3-31 Accingimini saccis et plangite ante exequias Abner
6-14 Porro David erat accinctus ephod lineo
20- 8 Desuper accinctus gladio dependente usq. ad ilia
21-16 Accinctus erat ense novo; nisus est percutere David
22-30 In te enim curram accinctus :
-33 Deus qui accinxit me fortitudine :
-40 Accinxisti me fortitudine ad prælium :
3 Reg. 18-46 Accinctisque lumbis currebat ante Achab
20-11 Dicite ei : Ne glorietur accinctus æque ut distinctus.
-32 Accinxerunt saccis lumbos suos
4 Reg. 1- 8 Vir pilosus, et zona pellicea accinctus renibus
3-21 Convocaverunt omnes qui accincti erant balteo
4-29 Accinge lumbos tuos, et tolle baculum meum
9- 1 Accinge lumbos tuos, et tolle lenticulam olei
1 Par. 7- 4 Accincti ad prælium, viri fortissimi
2 Esdr. 4-18 Ædificantium e. unusquisq. gladio erat accinctus
Job. 38- 3 Accinge sicut vir lumbos tuos
40- 2 Accinge sicut vir lumbos tuos
Psal. 44- 4 Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime
64- 7 Præparans montes in virt... accinctus potentia
-13 Et exultatione colles accingentur
Prov. 31-17 Accinxit fortitudine lumbos suos
Isai. 8- 9 Confort. et vinc. accingite vos et vincimini
15- 3 In triviis ejus accincti sunt sacco
32-11 Exuite vos et confund. accingite lumbos vestros
45- 5 Accinxi te, et non cognovisti me
50-11 Accincti flammis, ambulate in lumine ignis
Jerem. 1-17 Tu ergo accinge lumbos tuos, et surge
4- 8 Super hoc accingite vos ciliciis, plangite
6-26 Filia populi mei accingere cilicio
49- 3 Clamate filii Rabbath, accingite vos ciliciis
Thren. 2-10 Accincti sunt ciliciis, abjecerunt in terram capita
Ezech. 7-18 Et accingent se ciliciis, et operiet eos formido
23-15 Et accinctos balteis renes, et tiaras tinctas
27-31 Radent super te calvitium, et accingentur ciliciis
44-18 Non accingentur in sudore.
Dan. 10- 5 Vestitus lineis et renes ejus accincti auro obrizo.
Joel. 1- 8 Plange quasi virgo accincta sacco super virum pubertatis suæ.
-13 Accingite vos, et plangite sacerdotes
Habac. 3-16 Ut ascendam ad populum accinctum nostrum
1 Mac. 3-58 Accingimini, et estote filii potentes, et estote parati
2 Mac. 3-19 Accinctæque mulieres ciliciis pectus, per plateas confluebant.
Act. 27-17 Accingentes navem, timentes ne in Syrtim

ACCIPIO.

Gen. 4-19 Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada
6- 2 Acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant
12-19 Ecce conjux tua, accipe eam, et vade
14-23 Non accipiam ex omnibus quæ tua sunt
-24 Aner, Escol, et Mambre : isti accipient partes suas
19-14 Lot locut.. ad generos suos qui accepturi erant filias
21-11 Dure accepit hoc Abraham pro filio suo
-21 Accepit illi mater sua uxorem de terra Ægypti
-30 Septem, inquit, agnas accipies de manu mea
24- 3 Non accipias uxorem filio meo de filiabus Chanaan
- 4 Et inde accipias uxorem filio meo Isaac
- 7 Mittet Angelum... et accipies inde uxorem filio meo
-37 Non accipies uxorem filio meo de filiabus Chanaan
-38 De cognatione mea accipies uxorem filio meo
-40 Accipiesque uxorem filio meo de cognatione mea
-67 Introduxit eam... et accepit eam uxorem

Gen. 25-34 Et sic accepto pane et lentis edulio, comedit
27-35 Fraudulenter, et accepit benedictionem tuam
-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terræ
28- 1 Noli accipere conjugem de genere Chanaan
- 2 Accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban
- 6 Non accipies uxorem de filiabus Chanaan
29-15 Num... gratis servies mihi? dic quid mercedis accipias
31- 8 Ait : Alba quæque accipies pro mercede
33-10 Si inveni gratiam... accipe munusculum de manibus
34- 4 Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem
- 9 Filias vestras tradite nobis et filias nostras accipite
-16 Dabimus et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras
-21 Filias e. accipiemus uxores, et nostras illis dabimus
36- 2 Esaü accepit uxores de filiabus Chanaan
37-35 Noluit consolationem accipere (*Jacob*)
38- 2 Et accepta uxore, ingressus est ad eam
-14 Quod crevisset Sela et non eum accepisset maritum
43-34 Sumptis partibus quas ab eo acceperant
47-23 Dixit e. Joseph... Accipite semina et serite agros
48-17 Videns autem Joseph... accepit graviter
Exod. 2- 1 Egressus est.. et accepit uxorem stirpis suæ
- 9 Filia Pharaonis : Accipe, ait, puerum istum
-21 Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem
6-20 Accepit autem Amram uxorem Jochabed
-23 Accepit autem Aaron Elisabeth
-25 Eleazar filius Aaron accepit uxorem de fil.
21-10 Si alteram ei acceperit, providebit puellæ nuptias
-36 Reddet bov. pro bove, et cadaver integrum accipiet
22- 2 Si effr. fur... et accepto vulnere mortuus fuerit
-17 Pecuniam... quam virgines accipere consueverunt
-26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum
23- 8 Nec accipies munera, quæ etiam excæcant
25- 2 Tollant mihi primitias... accipietis eas
- 3 Hæc autem sunt quæ accipere debetis
28- 5 Accipientque aurum et hyacinthum et
32- 4 Quas cum ille accepisset, formavit..vitulum
34-16 Nec uxorem de filiabus eorum accipies filiis tuis
Levit. 18-18 Sororem uxoris tuæ in pel... non accipies
20-17 Qui acceperit sororem suam, filiam patris
21-14 Meretricem non accipiet, sed puellam de populo
24- 5 Accipies quoque similam, et coques.. panes
25-36 Ne accipias usuras ab eo, nec ampl. quam dedisti
Num. 3-47 Accipies quinque siclos per singula capita
4-32 Omnia vasa et sup. ad numerum accipient
8- 8 Bovem.. de armento tu accipies pro peccato
-16 Pro primogenitis... accepi eos
16-15 Ne asellum quidem unquam acceperim ab eis
17- 2 Accipe ab eis virgas singulas per cognationes
18- 9 Hæc ergo accipies de his quæ sanctificantur
-15 Pro hominis primogenito pretium accipias
-26 Cum acceperitis a filiis Israël decimas
-28 Universis quorum accipitis primitias, offerte Domino
26-56 Quidquid sorte contigerit, hoc vel plures accipiant
31-30 Accipies quinquagesimum caput hominum
32-30 Inter vos habitandi accipiant loca
34-15 Duæ semis tribus acceperunt partem suam
35-31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est
36- 3 Si alterius tribus homines uxores acceperint
- 8 Feminæ de eadem tribu maritos accipient
Deut. 1-17 Nec accipietis cujusquam personam
7- 3 Nec filiam illius accipies filio tuo
9- 9 Ut acciperem tabulas lapideas, tabulas pacti
10-17 Qui personam non accipit, nec munera
15- 6 Fœnerabis gentibus.... ipse a nullo accipies mutuum
16-19 Non accipies personam, nec munera
17-18 Accipiens exemplar a sacerdotibus Leviticæ tribus
18- 2 Nihil aliud accipient de possessione fratrum
- 8 Partem ciborum eamdem accipiet

Deut. 19-14 Dabit tibi in terra, quam acceperis possidendam
20- 7 Qui despondit uxorem et non accepit eam? Ne forte moriatur in bello et alius homo accipiat eam
-15 Urbibus, quas in possessionem accepturus es
22-14 Uxorem hanc accepi et ingressus ad eam non inveni virginem
-30 Non accipiet homo uxorem patris sui
24- 1 Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam
- 5 Cum acceperit homo nuper uxorem, non procedet ad bellum
- 6 Non accipies loco pignoris infer. et super. molam
- 7 Si..., vendito eo, acceperit pretium, interficietur
25- 5 Accipiet eam frater ejus, et suscitabit semen fratris
- 7 Sin autem noluerit accipere uxorem fratris
- 8 Si responderit : Nolo eam uxorem accipere
27-25 Maledictus qui accipit munera, ut percutiat
28- 8 Benedicetque tibi in terra, quam acceperis
-12 Fœnerabis gentibus... a nullo fœnus accipies
-30 Uxorem accipias, et alius dormiat cum ea
33- 3 Qui approp... accipient de doctrina illius
Josue. 14- 3 Levitis qui nihil terræ acceperunt inter fratres
- 4 Nec acceperunt Levitæ aliam in terra partem
18- 2 Quæ necdum acceperant possessiones suas
- 7 Acceperant possessiones suas trans Jordanem
21- 6 Egressa est sors, ut acciperent de tribubus
Judic. 9-10 Veni, et super nos regnum accipe
-46 Ex eo locus nomen acceperat, qui erat munitus
12- 9 Et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores
14- 2 Quam quæso ut mihi accipiatis uxorem
- 3 Quia vis accipere uxorem de Philisthiim
Hanc mihi accipe, quia placuit oculis meis
- 8 Post aliquot dies revertens ut acciperet eam
-20 Uxor a. e. accepit maritum unum de amicis
16- 9 Rumpit vincula... cum odorem ignis acceperit
18- 1 Inter cæteras tribus sortem non acceperat
-12 Ex eo tempore, Castrorum Dan nomen accepit
19- 1 Vir Levites.... accepit uxorem de Bethlehem Juda
21- 7 Unde uxores accipient? omnes e.... juravimus
-16 Quid faciemus reliquis, qui non acceperunt uxores
-22 Rogantibus ut acciperent, non dedistis
Ruth. 1- 4 Qui acceperunt uxores Moabitidas
-17 In ea moriar; ibiq. locum accipiat sepulturæ
4- 5 Ruth q. Moabit. quæ uxor defuncti est, debes accipere
-13 Tulit itaque Booz Ruth et accepit uxorem
1 Reg. 2-15 Non enim accipiam a te carnem coctam, sed crudam
8- 3 Acceperuntque munera, et perverterunt judicium
10- 4 Dabunt tibi duos panes, et accipies de manu eorum
12- 3 Si de manu cujusquam munus accepi
17-17 Accipe fratribus tuis ephi polentæ, et decem panes
25-40 David misit nos ad te, ut accipiat te sibi in uxorem
-43 Achinoam accepit David de Jezrahël
30-22 Quos cum acceperint, recedant
-26 Accipite benedictionem de præda hostium Domini
2 Reg. 5-13 Accepit ergo David adhuc concubinas et uxores
12- 9 Et uxorem illius accepisti in uxorem tibi
19-30 Etiam cuncta accipiat, postq. reversus est
24-22 Accipiat, et offerat dominus meus rex, sicut placet ei
3 Reg. 1-12 Accipe consilium a me, et salva animam meam
3- 1 Accepit namque filiam ejus et adduxit in civitatem
20-27 Et acceptis cibariis profecti ex adverso
-33 Quod acceperunt viri pro omine
21- 6 Da mihi vineam tuam, accepta pecunia
-15 Dare eam, pecunia accepta : non enim vivit Naboth
4 Reg. 5- 6 Cum acceperis epistolam hanc, scito
-15 Obsecro itaque ut accipias benedictionem a servo tuo

1 Reg. 5-16 Vivit Dominus, ante quem sto, quia non accipiam
-20 Pepercit...ut non acciperet ab eo quæ attulit
-23 Melius est ut accipias duo talenta. Et coegit eum
-26 Nunc igitur accepisti argentum, et accepisti vestes, ut
6- 5 Heu, heu, heu... et hoc ipsum mutuo acceperam
10- 2 Statim ut acceperitis litteras has, qui habetis filios
12- 5 Accipiant illam sacerdotes juxta ordinem suum
- 7 Nolite ergo amplius accipere pecun. juxta
- 8 Prohibitiq... sacerd. accipere pecuniam a populo
-15 Qui accipiebant pec. ut distribuerent eam
18-36 Siquidem præceptum regis acceperant
19-14 Cum accepisset Ezechias litteras de manu
22- 7 Non supputetur eis argentum quod accipiunt
1 Par. 2-18 Caleb vero... accepit uxorem nom. Azuba
-19 Mortua.... Azuba, accepit uxorem Caleb, Ephrata
-21 Hesron... accepit eam cum esset annorum
4-18 Filiæ Pharaonis, quam accepit Mered
7-15 Machir a. accepit uxores filiis suis Happhim.....
14- 3 Accepit quoque David alias uxores in Jerus.
21-22 Ita ut quantum valet argenti accipias
23-22 Acceperuntque eas filii Cis fratres earum
29-14 Quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi
2 Par. 11-20 Post hanc quoque accepit Maacha filiam Absalom
13-21 Igitur Abia... accepit uxores quatuordecim
22- 6 Multas e. plagas acceperat in supradicto certamine
24- 3 Accepit autem ei Joïada uxores duas
32-25 Non juxta beneficia, quæ acceperat, retribuit
34- 9 Acceptamque ab eo pecuniam, quæ illata fuerat
1 Esdr. 2-61 Berzellaï, qui accepit de filiabus Berz..... uxorem
4-20 Tributum quoque et vectigal et reditus accipiebant
7-17 Libere accipe, et studiose eme de hac pecunia
9-12 Filias eorum ne accipiatis filiis vestris
10-44 Omnes hi acceperant uxores alienigenas
2 Esdr. 5- 2 Accipiamus pro pretio eorum frumentum
- 3 Accipiamus frumentum in fame
-15 Acceperunt ab eis, in pane, et vino, et pecun.
6-13 Acceperat e. pretium, ut territus facerem
-18 Johanan filius ejus acceperat filiam Mosallam
7-63 Berzellaï, qui accepit de filiabus Berz..... uxorem
10-30 Filias eorum non acciperemus filiis nostris
-31 Non accipiemus ab eis in sabbato et in die sanctificato
-37 Ipsi Levitæ decimas accipient ex omnibus..
13-25 Non acciperent de filiabus eorum filiis suis
Tobiæ. 1- 9 Factus..... vir, accepit uxorem Annam de tribu sua
2-20 Ut hædum caprarum accipiens detulisset domi
4- 3 Cum acceperit Deus animam meam
6-12 Oportet eam te accipere conjugem
-18 Cum acceperis eam ingressus cubiculum
-22 Tertia nocte, accipies virginem cum timore Domini
7-16 Accepta charta, fecerunt conscript. conjugii
8- 9 Non luxuriæ causa accipio sororem meam conjugem
Judith. 3-15 Accepitque civitates eorum et sedit ibi
6- 8 Accipientes eum servi Holofernis
12- 9 Usque dum acciperet escam suam in vespere
-19 Accepit, et manducavit, et bibit coram ipso
14- 2 Cum exierit sol, accipiat unusquisque arma sua
- 7 Accepitque unusquisque vir arma sua et egressi
16-10 Accepit stolam novam ad decipiendum illum
-31 Ab Hebræis in numero sanctorum dierum accipitur
Esther. 1-19 Regnum illius altera, quæ melior est illa, accipiat
2- 3 Accipiant mundum muliebrem et cætera
-13 Quidquid post. ad orn. pertinens, accipiebant
4- 4 Vestem misit,... quam accipere noluit
6- 3 Nihil omnino mercedis accepit
- 8 Accipere regium diadema super caput suum
10- 6 Esther est, quam rex accepit uxorem

Job. 4- 2 Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies
13- 8 Numquid faciem ejus accipitis
-10 In abscondito faciem ejus accipitis
15-34 Ignis devorab...qui munera libenter accipiunt
32-21 Non accipiam personam viri et Deum homini non æquabo
34-19 Qui non accipit personas principum
35- 7 Quid donabis ei, aut quid de manu tua accipiet
40-23 Accipies eum servum sempiternum
Psal. 14- 3 Opprobrium non accepit adversus proximos suos
- 5 Munera super innocentem non accepit
17-17 Misit de summo, et accepit me
23- 4 Qui non accepit in vano animam suam
- 5 Hic accipiet benedictionem a Domino
30-14 Accipere animam meam consiliati sunt
48-16 Deus redimet animam... cum acceperit me
49- 9 Non accipiam de domo tua vitulos
67-19 Accepisti dona in hominibus
74- 3 Cum accepero tempus,ego justitias judicabo
77-70 De gregibus ovium : de post fœtantes accepit eum
108- 8 Et episcopatum ejus accipiat alter
115-13 Calicem salutaris accipiam
138-20 Accipient in vanitate civitates tuas
Prov. 8-10 Accipite disciplinam meam et non pecuniam
9- 9 Doce justum, et festinabit accipere
17-23 Munera de sinu impius accipit, ut pervertat
18- 5 Accipere personam impii non est bonum
22- 7 Qui accipit mutuum, servus est fœnerantis
- 9 Animam autem aufert accipientium
Sap. 2- 4 Nomen nostrum oblivionem accipiet per tempus
3- 6 Quasi holocausti hostiam accepit illos
5-17 Ideo accipient regnum decoris, et diadema
-18 Accipiet armaturam zelus illius
-19 Accipiet pro galea judicium certum
6-27 Ergo accipite disciplinam per sermones meos
7- 3 Et ego natus accepi communem aërem
11-10 Cum misericordia disciplinam accipientes
-13 Duplex enim illos acceperat tædium
15- 8 Post pusillum reducit se unde acceptus est
Eccli. 2- 4 Omne, quod tibi applicitum fuerit, accipe
4-26 Ne accipias faciem adversus faciem tuam
-36 Non sit porrecta manus tua ad accipiendum
6-24 Audi, fili, et accipe consilium intellectus
14-16 Da, et accipe, et justifica animam tuam
29- 5 Donec accipiant, osculantur manus dantis
32- 3 Ornamentum gratiæ accipias coronam
35-16 Non accipiet Domin. personam in pauperem
37- 5 Contra hostem accipit scutum
38- 2 A rege accipiet (*medicus*) donationem
41- 2 Adhuc valenti accipere cibum
-24 Ab obfuscatione dati et accepti (*erubescite*)
42- 1 Ne accipias personam ut delinquas
- 7 Datum vero, et acceptum omne describe
46-22 Usque ad calceamenta ab omni carne non accepit
50-11 Se extollens, in accipiendo ipsum stolam gloriæ
-13 In accipiendo a. partes de manu sacerdotum
Isaï. 24- 2 Sicut fœnerator, sic is qui mutuum accipit
42- 2 Non clamabit, neque accipiet personam
Jerem. 5- 3 Attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam
6-20 Holocautomata vestra non sunt accepta
12-13 Hæreditatem acceperunt,et non eis proderit
16- 2 Non accipies uxorem, et non erunt tibi filii
17-23 Induraverunt cervicem..... ne acciperent disciplinam
19- 1 Vade et accipe lagunculam figuli testeam
25-17 Accepi calicem de manu Domini, et propinavi
-28 Cumque noluerint accipere calicem de manu tua
29- 6 Accipite uxores et generate filios et filias
32-11 Accepi librum possessionis signatum
-33 Nollent audire ut acciperent disciplinam
50-15 Ultionem accipite de ea ; sicut fecit, facite ei
Baruc. 1- 8 Cum acciperet vasa templi Domini
2-17 Quorum spiritus acceptus est a visceribus suis
3-29 Quis ascendit in cœlum, et accepit eam (*sapientiam*)
4-32 Civitates... punientur ; et quæ accepit filios tuos
6- 8 Ita accepto auro fabricati sunt
Ezech. 10- 7 Qui accipiens egressus est
16-34 Quod dedisti mercedes, et mercedes non accepisti
17-13 Et ab eo accipiet jusjurandum

Ezech. 18- 8 Ad usuram non commod. et amplius non acceperit
-13 Ad usuram dantem et amplius accipientem
-17 Usur. et superabundantiam non acceperit
22-12 Munera acceperunt apud te ad offend.sang. Usuram et superabundantiam accepisti
-25 Opes et pretium acceperunt, viduas ejus multiplic.
29-19 Accipiet multitudinem ejus, et deprædabitur
36- 9 Arabimini et accipietis sementem
44-22 Viduam et repudiatam non accipient uxores Viduam, quæ fuerit vidua a sacerdote, accipient
46-18 Non accipiet princeps de hæreditate populi
Daniel. 2- 6 Dona et honorem multum accipietis a me
-15 Interrogavit eum qui a rege potestatem acceperat
9-24 Finem accipiat peccatum et deleatur iniquitas
13- 2 Accepit uxorem nomine Susannam filiam Helciæ
-55 Angelus Dei, accepta sententia ab eo, scindet te.
Oseæ. 1- 3 Abiit, et accepit Gomer filiam Debelaïm
14- 3 Omnem aufer iniquitatem, accipe bonum
Amos. 5-12 Hostes justi accipientes munus, et paup. deprim.
Mich. 1-11 Planctum domus vicina accipiet ex vobis
Malac. 2- 9 Non servastis vias meas, et accepistis faciem in lege
-13 Nec accipiam placabile quid de manu vestra
1 Mac. 1- 3 Accepit spolia multitudinis Gentium
-20 Accepit spolia terræ Ægypti
-23 Cum superbia, et accepit altare aureum
-24 Accepit argentum et aurum, et vasa concupiscibilia
Et accepit thesauros occultos quos invenit
-33 Et accepit spolia civitatis, et succendit eam
2-51 Accipietis gloriam magnam, et nomen æternum
-54 Phinees... accepit testamentum sacerdotii æterni
-56 Caleb, dum testificatur in Ecclesia, accepit hæreditatem
3-12 Accepit spolia eorum : et gladium Apollonii abstulit
-31 Cogitavit... accipere tributa regionum
-41 Acceperunt argentum et aurum... et pueros et venerunt in castra, ut acciperent filios Israel in servos
4-23 Judas reversus est... acceperunt aurum multum
-47 Acceperunt lapides integros secund. legem
5-22 Ceciderunt... tria millia... et accepit spolia eorum
-28 Accepit omnia spolia eorum, et succendit eam igni
-51 Accepit spolia ejus et transivit... super interfectos
7-47 Acceperunt spolia eorum in prædam
8- 8 Acceptas eas ab eis, dederunt Eumeni regi
-26 Custodient mandata eorum, nihil ab eis accipientes
9-40 Acceperunt omnia spolia eorum
-53 Accepit filios principum regionis obsides
-71 Libenter accepit et fecit secundum verba ejus
10-30 Ne accipiatur a terra Juda et a tribus civitatibus
-42 Quæ accipiebant de sanctorum ratione per sing. annos
-84 Accepit spolia eorum, et templum Dagon
11-24 Accepit aurum, et argentum et vestem et alia xenia
-34 Pro his quæ ab eis prius accipiebat rex per singulos
-56 Accepit Tryphon bestias et obtinuit Antiochiam
-62 Accepit filios eorum obsides et misit illos in Jerusalem
-66 Postulaverunt ab eo dextras accipere et dedit illis
12- 8 Accepit epistolas, in quibus significabatur de societate
-31 Percussit eos, et accepit spolia eorum
13-25 Misit Simon, et accepit ossa Jonathæ fratris sui
-50 Clamaverunt ad Simonem ut dextras acciperent
14- 5 Cum omni gloria sua accepit Joppem in portum
15-20 Visum autem est nobis accipere ab eis clypeum
-27 Noluit ea accipere, sed rupit omnia

2 Mac. 1-14 Ut acciperet pecunias multas dotis nomine
-19 Acceptum ignem de altari occulte absconderunt
-26 Accipe sacrificium pro universo populo tuo Israel.
-35 Accipiens manu sua(*munera*),tribuebat eis
2- 1 Jussit eos ignem accipere qui transmigrabant
4-25 Acceptisque a rege mandatis, venit
-32 Ratus autem Menelaus accepisse se tempus opportunum
5- 7 Finem vero insidiarum suarum confusionem accepit
10-20 Septuaginta millibus didrachmis acceptis
12-12 Dextrisq. acceptis, discessere ad tabernacula sua
-45 Qui cum pietate dormitionem acceperant
13-18 Sed rex, accepto gustu audaciæ Judæorum
-22 Dextram dedit : accepit : abiit
14-19 Præmisit Pos. ut darent dextras atq. acciperent
15-16 Accipe sanctum gladium munus a Deo
Matth. 1-20 Noli timere accipere Mariam conjugem tuam
-24 Exurgens autem Joseph.. accepit conjugem suam
2-12 Responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem
-13 Surge, et accipe puerum et matrem ejus, et fuge
-14 Consurgens, accepit puerum et matrem ejus nocte
-20 Surge et accipe puerum et matrem ejus
-21 Consurgens, accepit puerum et matrem
7- 8 Omnis enim qui petit, accipit
8-17 Dicentem : Ipse infirmitates nostras accepit
10- 8 Dæmones ejicite : gratis accepistis, gratis date
-38 Qui non accipit crucem suam et sequitur me
-41 Qui recipit proph... mercedem prophetæ accipiet; qui recipit justum...mercedem justi accipiet
13-20 Qui verb. audit, et continuo cum gaudio accipit illud
-31 Quod accipiens homo seminavit in agro suo
-33 Quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis
14-19 Acceptis quinque panibus et duobus piscibus
15-36 Accipiens septem panes et pisces.
16- 5 Discipuli... obliti sunt panes accipere
- 7 At illi.. dicentes: Quia panes non accepimus
17-23 Accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum
-24 Reges terræ a quibus accipiunt tributum..?
19-29 Centuplum accipiet et vitam æternam possidebit
20- 9 Qui circa undecimam... acceperunt singulos denarios
-10 Primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi; acceperunt autem et ipsi singulos denarios
-11 Et accipientes murmurabant adv. patremfamilias
21-22 Quæcumq. petieritis in oratione credentes, accipietis
23-14 Propter hoc amplius accipietis judicium
25- 1 Quæ accipientes lampades suas, exierunt obviam
- 3 Fatuæ, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum
- 4 Prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis
-16 Abiit autem qui quinque talenta acceperat
-17 Similiter, et qui duo acceperat, lucratus est alia
-18 Qui autem unum acceperat, abiens fodit
-20 Accedens qui quinque talenta acceperat
-22 Accessit autem et qui duo talenta acceperat
-24 Accedens a.et qui unum talentum acceperat
26-26 Accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit et ait : Accipite, et comedite : Hoc est corpus meum
-27 Accipiens calicem gratias egit : et dedit illis
-52 Omnes e. qui acceperint gladium, gladio peribunt
27- 6 Principes autem sacerd. acceptis argenteis, dixerunt
- 9 Acceperunt triginta argenteos pretium appretiati
-24 Pilatus... accepta aqua, lavit manus coram populo
-30 Acceperunt arundinem et percutiebant caput
-48 Currens unus ex eis acceptam spongiam

Matth. 27-59 Accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone
28-12 Consilio accepto, pecuniam... dederunt militibus
-15 Accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti
Marc. 4-16 Statim cum gaudio accipiunt illud
6-41 Acceptis quinque panibus, et duobus piscibus
8- 6 Accipiens septem panes, gratias agens fregit
9-35 Accipiens puerum statuit eum in medio eorum
11-24 Quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis
12- 2 Misit... ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ
-19 Accipiat frater ejus uxorem ipsius
-20 Primus accepit uxorem, et mortuus est
-21 Secundus accepit eam et mortuus est
-22 Et acceperunt eam similiter septem
-40 Qui devorant... hi accipient prolixius judicium
14-22 Manducantibus illis, accepit Jesus panem
-23 Accepto calice, gratias agens dedit eis
15-23 Dabant ei myrrhatum vinum: et non accepit
Luc. 2-26 Responsum acceperat a Spiritu sancto
-28 Ipse accepit eum in ulnas suas, et benedixit
4-24 Nemo propheta acceptus est in patria sua
7-16 Accepit a. omnes timor: et magnificabant Deum
9-16 Acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus
11-10 Omnis enim qui petit, accipit
13-19 Grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum
-21 Fermento, quod acceptum mulier abscondit
16- 6 Accipe cautionem tuam: et sede cito, scribe
- 7 Accipe litteras tuas, et scribe octoginta
18-17 Quicumque non acceperit regnum Dei sicut puer
19-12 Abiit in regionem longinquam accipere sibi regnum
-15 Et factum est ut rediret, accepto regno
20-21 Non accipis personam, sed viam Dei in veritate
-28 Ut accipiat eam frater ejus uxorem et suscitet
-29 Primus accepit uxorem et mortuus est sine filiis
-30 Sequens accepit illam, et ipse mortuus est sine filio
-31 Tertius accepit illam. Similiter et omnes
-47 Hi accipient damnationem majorem
22-17 Et accepto calice gratias egit, et dixit: Accipite, et dividite inter vos
-19 Accepto pane, gratias egit, et fregit
24-30 Accepit panem, et benedixit, ac fregit
Joan. 1-16 De plenitudine ejus nos omnes accepimus
3-11 Testimonium nostrum non accipitis
-27 Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit
-32 Hoc testatur et testimonium ejus nemo accipit
-33 Qui accepit ejus testimonium signavit
5-34 Ego a. non ab homine testimonium accipio
-41 Claritatem ab hominibus non accipio
-43 Ego veni in nomine... non accipitis me
Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis
-44 Qui gloriam ab invicem accipitis
6- 7 Ut unusquisque modicum quid accipiat
-11 Accepit ergo Jesus panes et cum gratias egisset
21 Voluerunt ergo accipere eum in navim
7-23 Si circumcisionem accipit homo in sabbato
-39 Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum
10-18 Hoc mandatum accepi a Patre meo
12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi
-13 Acceperunt ramos palmarum, et processerunt
-48 Qui spernit me, et non accipit verba mea
13- 4 Et cum accepisset linteum, præcinxit se
-12 Postquam ergo lavit ped... accepit vestimenta sua
-20 Qui accipit si quem misero, me accipit
Qui autem me accipit, accipit eum qui me misit
-30 Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit
14- 3 Iterum venio, et accipiam vos ad me ipsum
-17 Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere

Joan. 16-14 Ille me clarificabit: quia de meo accipiet
-15 Dixi quia de meo accipiet et annuntiabit vobis
-24 Petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum
17- 8 Ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exivi
18- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem
-31 Accipite eum vos et secundum legem vestram judicate
19-23 Milites ergo... acceperunt vestimenta ejus
-27 Ex illa hora accepit eam Discipulus in sua
-30 Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit:
-40 Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt
20-22 Insufflavit, et dixit eis: Accipite Spiritum sanctum
21-13 Et venit Jesus et accipit panem et dat eis
Act. 1- 8 Accipietis virtutem supervenientis Spiritus
-20 Episcopatum ejus accipiat alter
-25 Accipere locum ministerii hujus, et apostolatus
2-33 Promissione Spiritus sancti accepta a Patre
-38 Accipietis donum Spiritus sancti
3- 3 Rogabat (*claudus*) ut eleemosynam acciperet
- 5 Sperans se aliquid accepturum ab eis
7-38 Qui accepit verba vitæ dare nobis
-53 Qui accepisti legem in dispositione Angelorum
8-15 Oraverunt pro ipsis ut acciperent Spiritum sanctum
-17 Imponeb. manus... et accipiebant Spiritum sanctum
-19 Cuicumque imposuero manus, accipiat Spiritum sanctum
9-19 Cum accepisset cibum, confortatus est
-25 Accipientes autem eum discipuli nocte, per murum
10-22 Cornelius centurio... responsum accepit ab Angelo
-43 Remissionem peccatorum accipere per nomen ejus
-47 Qui Spiritum s. acceperunt sicut et nos?
16-24 Qui cum tale præceptum accepisset, misit eos
17- 9 Accepta satisfactione a Jasone et a cæteris
-15 Accepto mandato ab eo ad Silam et Timotheum
19- 2 Si Spiritum sanctum accepistis credentes?
20-24 Ministerium verbi, quod accepi a Domino Jesu
-35 Beatius est magis dare, quam accipere
22- 5 Epistolas accipiens ad fratres Damascum pergebam
24-27 Accepit successorem Felix Portium Festum
25-16 Locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina
26-10 A principibus sacerdotum potestate accepta
-18 (Mitto te) ut accipiant remissionem peccatorum
27-33 Expectantes jejuni permanetis, nihil accipientes
-34 Rogo vos accipere cibum pro salute vestra
28-15 Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam
-21 Neque litteras accepimus de te a Judæa
Rom. 1- 5 Per quem accepimus gratiam et apostolatum
4-11 Signum accepit circumcisionis
5-11 Per quem nunc reconciliationem accepimus
-17 Abundantiam gratiæ et don. et just. accipientes
7- 8 Occasione autem accepta, peccatum..... operatum est
-11 Occasione accepta per mandatum, seduxit me
8-15 Non enim accepistis spiritum servitutis
Sed accepistis spiritum adoptionis filiorum
1 Cor. 2-12 Nos a. non spiritum hujus mundi accepimus
3- 8 Unusquisque a. propriam mercedem accipiet
-14 Si cujus opus manserit... mercedem accipiet
4- 7 Quid autem habes quod non accepisti? si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis?
6- 7 Quare non magis injuriam accipitis
7-28 Si autem acceperis uxorem: non peccasti
9-24 Omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium
-25 Illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant
11-23 Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis, quoniam Jesus in qua nocte tradebatur, accepit panem

1 Cor. 11-24 Fregit et dixit: Accipite et manducate
14- 5 Nisi forte interp. ut Ecclesia ædificationem accipiat
15- 1 Evangelium... quod et accepistis, in quo et statis
- 3 Tradidi e. vobis in primis, quod et accepi
2 Cor. 11- 4 Aut alium spiritum accipitis, quem non accepistis
- 8 Accipiens stipendium ad ministerium vestrum
-16 Alioquin velut insipientem accipite me
-20 Sustinetis enim... si quis accipit, si quis extollitur
24 A Judæis quinq., quadragenas, una minus accepi
Galat. 1- 9 Si... evang. præter id quod accepistis, anathema sit
-12 Neque e. ego ab homine accepi illud
2- 6 Deus personam hominis non accipit
3- 2 Ex operibus legis spiritum accepistis
-14 Ut pollicitationem Spiritus accipiamus per fidem
Ephes. 6-13 Propterea accipite armaturam Dei
Philip. 2- 7 Semetipsum exinanivit formam servi accipiens
4- 9 Quæ et didicistis, et accepistis, et audistis
-15 Nulla mihi Ecclesia commun. in ratione dati et accepti
-18 Repletus sum, acceptis ab Epaphrodito quæ misistis
Coloss. 2- 6 Sicut ergo accepistis Jesum Christum
3-24 Scientes quod a Domino accipietis retributionem
4-10 De quo accepistis mandata: si venerit ad vos
-17 Vide ministerium quod accepisti in Domino
1 Thess. 2-13 Quoniam cum accepissetis a nobis verbum
Accepistis illud, non ut verbum hominum
4- 1 Ut quemadmodum accepistis a nobis
2 Thess. 3- 6 Non sec. trad. quam acceperunt a nobis
2 Tim. 1- 5 Recordationem accipiens ejus fidei quæ est in te
Hebr. 2- 2 Accepit justam mercedis retributionem
- 3 Quæ cum initium accepisset enarrari
6- 7 A quibus colitur; accipit benedictionem a Deo
7- 5 Sacerdotium accipientes, mandatum habent
- 8 Decimas morientes homines accipiunt
- 9 Et Levi, qui decimas accepit, decimatus est
-11 Populus enim sub ipso legem accepit
9-15 Repromissionem accipiant, qui vocati sunt
-19 Accipiens sanguinem vitulorum et hircorum
10-26 Post acceptam notitiam veritatis
11- 7 Fide Noë, responso accepto de iis quæ
- 8 In loc. exire, quem accepturus erat in hæreditatem
-11 Sara sterilis... in conceptionem seminis accepit
-13 Non acceptis repromissionibus, sed a longe eas
-19 Unde eum et in parabolam accepit
-35 Acceperunt mulieres de resurrectione
-39 Hi omnes... non acceperunt repromissionem
Jacob. 1- 7 Non e. æstimet h... quod accipiat aliquid
-12 Accipiet coronam vitæ, quam repromisit
2- 9 Si a. personas accipitis, peccatum operamini
4- 3 Petitis, et non accipitis: eo quod male petatis
5- 7 Patienter ferens donec accipiat temporaneum
-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali
1 Petr. 4-10 Sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administr.
2 Petr. 1- 9 Oblivionem accipiens purgationis veterum... delictorum
-17 Accipiens enim a Deo patre honorem et gloriam
1 Joan. 2-27 Unctionem quam accepistis ab eo, maneat in vobis
3-22 Quidquid petierimus, accipiemus ab eo
5- 9 Si testimonium hominum accipimus, test. Dei majus
2 Joan. - 4 Ambul. in ver. sicut mandatum accepimus a Patre
- 8 Sed ut mercedem plenam accipiatis
3 Joan. - 7 Profecti sunt, nihil accipientes a Gentibus
Apoc. 2-17 Nomen novum... quod nemo scit, nisi qui accipit
-28 Sicut et ego accepi a Patre meo: et dabo illi
3- 3 In mente ergo habe qualiter acceperis
-11 Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam

Apoc. 4-11 Dignus es, Domine,... accipere gloriam et honorem
5- 7 Accepit de dextera sedentis in throno librum
- 9 Dignus es, Domine, accipere librum, et aperire
-12 Dignus est Agnus,... accipere virtutem et divinitatem
8- 5 Accepit Angelus thuribulum, et implevit illud
10- 8 Accipe librum apertum de manu Angeli stantis
- 9 Dixit mihi : Accipe librum, et devora illum
-10 Accepi librum de manu Angeli, et devoravi illum
11-17 Quia accepisti virtutem tuam magnam
14- 9 Si quis... acceperit characterem in fronte sua, aut
-11 Si quis acceperit characterem nominis ejus
17-12 Qui regnum nondum acceperunt, sed potestatem tanquam reges una hora accipient post bestiam
18- 4 Ut... et de plagis ejus non accipiatis.
19-20 Seduxit eos, qui acceperunt characterem bestiæ
20- 4 Nec acceperunt characterem ejus in frontibus aut in man...
22-17 Qui vult, accipiat aquam vitæ, gratis

ACCIPITER.

Levit. 11-16 (*Non comed.*) et accipitrem juxta genus suum
Deut. 14-15 (*Ne comed.*) atque accipitrem juxta genus suum
Job. 39-13 Penna struthionis similis est pennis... accipitris
-26 Numquid per sapientiam tuam plumescit accipiter

ACCITUS.

Judic. 4-10 Qui, accitis Zabulon et Nephtali, ascendit
Esther. 4- 5 Accitoque Athach eunucho, quem rex ministrum
8- 9 Accitisque scribis et librariis regis
2 *Mac.* 3- 7 Ille, accitum Heliodorum... misit cum mandatis

ACCLAMO.

1 *Mac.* 5-64 Convenerunt ad eos fausta acclamantes
Act. 12-22 Populus autem clamabat : Dei voces et non hominis
22-24 Ut sciret propter quam causam sic acclamarent ei
25-24 Acclamantes non oportere eum vivere amplius

ACCOLA.

Levit. 18-27 Execrationes istas fecerunt accolæ terræ
Psal. 104-23 Et Jacob accola fuit in terra Cham
Isai. 54-15 Ecce accola veniet qui non erat mecum
Act. 7- 6 Erit semen ejus accola in terra aliena

ACCOMMODO.

Eccle. 7-22 Cunctis sermonibus... ne accommodes cor tuum
Eccli. 6-33 Si accommodaveris animum tuum, sapiens eris
38-39 Accommodantes animam suam

ACCOS.

Filii Accos post reditum e captivitate Chaldæourm non potuerunt satis indicare esse se degenere Israelitarum et ideo e sacerdotio ejecti sunt, sive ex albo sacerdotum expuncti.

1 *Par.* 24-10 Septima Accos, octava Abia
1 *Esdr.* 2-61 Filii Hobia, filii Accos, filii Berzellaï
2 *Esdr.* 7-63 Filii Habia, filii Accos, filii Berzellaï

ACCRESCENS.

Gen. 49-22 Filius accrescens Joseph, filius accrescens

ACCUB.

Unus e templi ministris, qui ad januas ejus excubabant, sacras arculas observabant, et neminem immundum ingredi permittebant.

1 *Par.* 3-24 Filii Elioënaï... Pheleia, et Accub, et Johanan
9-17 Janitores autem : Sellum, et Accub et Telmon...
1 *Esdr.* 2-42 Filii janitorum : Filii Sellum,... filii Accub
-45 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub
2 *Esdr.* 7-46 Janitores : ... Filii Telmon, filii Accub,
8- 7 Porro Josuë... Accub... silentium faciebant
11-19 Et janitores; Accub, Telmon et fratres
12-25 Telmon, Accub, custodes portarum

ACCUBITUS.

Tobiæ. 2- 3 Statimq. exiliens de accubitu suo, relinq. prandium
Cantic. 1-11 Dum esset rex in accubitu suo, nardus mea dedit
Luc. 14- 7 Intendens quomodo primos accubitus eligerent

ACCUBO.

Gen. 19-33 At ille non sensit, nec quando accubuit filia
29- 2 Tres quoque greges ovium accubantes juxta eum
49- 9 Requiescens accubuisti ut leo et quasi leæna
-14 Issachar asinus fortis accubans inter terminos
Num. 23-24 Non accubabit donec devoret prædam
24- 9 Accubans dormivit ut leo, et quasi leæna
Deut. 11-19 Quando... accubueris atque surrexeris
2 *Reg.* 13- 6 Accubuit itaq. Amnon et quasi ægrotare cœpit
Isaï. 11- 6 Pardus cum hœdo accubabit
27-10 Ibi pascetur vitulus, et ibi accubabit
Jerem. 33-12 Habitaculum pastorum accubantium gregum
Ezech. 34-15 Pascam oves meas et ego eas accubare faciam
Soph. 2-14 Et accubabunt in medio ejus greges
3-13 Pascentur, et accubabunt et non erit qui exterreat
Luc. 7-37 Cognovit quod accubuisset in domo Pharisæi

ACCUMBO.

Gen. 24-11 Cumq. camelos fecisset accumbere extra oppidum
Judith. 12-17 Bibe nunc, et accumbe in jucunditate
Eccli. 9-12 Nec accumbas cum ea super cubitum
Amos. 2- 8 Accubuerunt juxta omne altare
Marc. 2-15 Cum accumberet in domo illius, multi publicani
6-39 Præcepit illis ut accumbere facerent omnes
Luc. 7-49 Cœperunt qui simul accumbebant, dicere intra se
13-29 Venient ab Oriente... et accumbent in regno Dei

ACCURRO.

Jerem. 48-16 Malum ejus velociter accurret nimis
Dan. 13-19 Surrexerunt duo senes et accurrerunt ad eam
Marc. 9-14 Expaverunt, et accurrentes salutabant eum
Luc. 15-20 Accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus
Act. 8-30 Accurrens autem Philippus, audivit eum legentem

ACCUS. *Pater Uriæ.*

2 *Esdr.* 3- 3 Ædificavit Marimuth filius Uriæ, filii Accus

ACCUSATIO.

1 *Esdr.* 4- 6 Scripserunt accusationem adversus habitatores
- 7 Epistola a. accusationis scripta erat syriace
-18 Accusatio, quam misistis ad nos, manifeste
5- 5 Tunc satisfacerent adversus accusationem illam
Eccli. 41- 1 Non est enim in inferno accusatio vitæ
Joan. 18-29 Quam accusationem affertis adversus hominem
1 *Tim.* 5-19 Adversus presbyt. accusationem noli recipere
Tit. 1- 6 Si quis... est... non in accusatione luxuriæ

ACCUSATOR.

Prov. 18-17 Justus, prior est accusator sui
2 *Mac.* 4- 5 Non ut civium accusator, sed communem utilit...
Act. 23-30 Denuntians et accusatoribus ut dicant apud te
-35 Audiam te, inquit, cum accusatores tui venerint
24- 8 Jubens accusatores ejus ad te venire
25-16 Is qui accusatur, præsentes habeat accusatores
-18 Cum stetissent accusatores, nullam causam
Apoc. 12-10 Projectus est accusator fratrum nostrorum

ACCUSO.

Gen. 27- 2 Accusavit fratres suos apud patrem crimine
Deut. 19-16 Testis mendax... accusans eum prævaricationis
2 *Reg.* 19-27 Insuper et accusavit me servum tuum
Prov. 30-10 Ne accuses servum ad dominum suum
Eccli. 46-22 Non accusabit illum homo
Dan. 3- 8 Accedentes viri Chaldæi accusaverunt Judæos
6-24 Abducti sunt... qui accusaverunt Danielem
1 *Mac.* 7- 6 Accusaverunt populum apud regem, dicentes
-25 Regressus est ad regem et accusavit eos
2 *Mac.* 10-13 Ob hoc accusatus ab amicis apud Eupatorem
-21 Accusavit, quod pecunia fratres vendidissent
Matth. 12-10 Si licet sabbatis curare, ut accusarent eum
27-12 Cum accusaretur a principibus sacerdotum
Marc. 3- 2 Observabant eum... ut accusarent illum
15- 3 Accusabant eum summi sacerdotes in multis
- 4 Vide in quantis te accusant
Luc. 6- 7 Ut invenirent unde accusarent eum
11-54 Quærentes aliquid... ut accusarent eum
23- 2 Cœperunt autem illum accusare, dicentes
-10 Stabant... et scribæ constanter accusantes eum
-14 Nullam causam invenio... in quibus eum accusatis
Joan. 5-45 Nolite putare quia ego accusaturus sim apud Patrem : est qui accusat vos Moyses
8- 6 Hoc a. dicebant... ut possent accusare eum
-10 Mulier, ubi sunt, qui te accusabant
Act. 19-38 Proconsules sunt, accusent invicem
22-30 Volens scire... qua ex causa accusaretur a Judæis
23-29 Quem inveni accusari de quæstionibus legis
24- 2 Citato Paulo cœpit accusare Tertullus
- 8 Cognoscere, de quibus nos accusamus eum
-13 Neque probare possunt tibi de quibus nunc me accusant
-19 Et accusare si quid haberent adversum me
25- 5 Si quod est in viro crimen, accusent eum
-11 Si vero nihil est eorum, quæ hi accusant me
-16 Non... damnare... priusquam is qui accusatur
26- 2 De omnibus, quibus accusor a Judæis
- 7 De qua spe accusor a Judæis, rex
28-19 Non quasi gentem meam habens aliquid accusare
Rom. 2-15 Inter se invicem cogitationibus accusantibus
8-33 Quis accusabit adversus electos Dei
Apoc. 12-10 Qui accusabat illos ante conspectum Dei

ACEDIOR.

Eccli. 6-26 Et ne acedieris vinculis ejus
22-16 Et non acediaberis in stultitia ejus

ACERBUS.

Sap. 4- 5 Acerbi ad manducandum et ad nihilum apti
14-16 Acerbo enim luctu dolens pater
Jerem. 31-29 Patres comederunt uvam acerbam
-30 Qui comederit uvam acerbam, obstupescent dentes
Ezech. 18- 2 Patres comederunt uvam acerbam et dentes

ACERVATIM.

Sap. 18-23 Cum enim jam acervatim cecidissent super alt. mortui

ACERVUS.

Gen. 31-47 Quem vocavit... Jacob : Acervum testimonii
Exod. 22- 6 Si egressus ignis.. comprehenderit acervos frugum
Josue. 7-26 Congregaverunt... acervum magnum lapidum
Ruth. 3- 7 Dormiendum juxta acervum manipulorum
2 *Reg.* 18-17 Comportaverunt super eum acervum lapidum
4 *Reg.* 18- 8 Ponite ea ad duos acervos juxta introitum
2 *Par.* 31- 6 Universa portantes, fecerunt acervos plurimos
- 7 Cœperunt acervorum jacere fundamenta
- 8 Viderunt acervos et benedixerunt Domino
- 9 Interrogavitque Ezech... cur ita jacerent acervi
2 *Esdr.* 4- 2 Numquid ædificare pot. lapides de acervis pulveris
13-15 Portantes acervos et onerantes... vinum
Job. 5-26 Sicut infertur acervus tritici in tempore suo
8-17 Super acervum petrarum radices ejus densabuntur
24-11 Inter acervos eorum meridiati sunt
Prov. 26- 8 Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii
Cant. 7- 2 Venter tuus sicut acervus tritici, vallatus liliis

Eccli. 20-30 Qui operatur terram suam inaltabit acervum frugum
Isaï. 17- 1 Erit sicut acervus lapidum in ruina
Jerem. 9-11 Dabo Jerusalem in acervos arenæ
26-18 Et Jerusalem in acervum lapidum erit
50-26 Redigite in acervos, et interficite eam
Ezech. 3-15 Veni... ad acervum novarum frugum
Oseæ. 12-15 Altaria eorum quasi acervi super sulcos agri
Mich. 1- 6 Ponam Samariam quasi acervum lapidum
3-12 Jerusalem quasi acervus lapidum erit
Sophon. 2- 9 Acervi salis, et desertum usque in æternum
Aggæi. 2-17 Cum accederetis ad acervum viginti modiorum

ACETABULUM.

Exod. 25-29 Parabis et acetabula, ac phialas, thuribula
37-16 Vasa ad diversos usus mensæ, acetabula, phialas
Num. 7-13 Fueruntq. in ea, acetabulum argenteum pondo
-19 Acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos
25, *idem*; 31, *idem*; 37, *idem*; 43, *idem*; 49, *idem*; 55, *idem*; 61, *idem*; 67, *idem*; 73, *idem*; 79, *idem*.
-84 Acetabula argentea duodecim

ACETUM.

Num. 6- 3 Acetum ex vino... non bibent
Ruth. 2-14 Veni huc.. intinge buccellam tuam in aceto
Psal. 68-22 In siti mea potaverunt me aceto
Prov. 10-26 Sicut acetum dentibus, et fumus oculis: sic piger
25-20 Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi pessimo
Matth. 27-48 Acceptam spongiam implevit aceto
Marc. 15-36 Implens spongiam aceto, circump... calamo
Luc. 23-36 Milites accedentes, et acetum offerentes ei
Joan. 19-29 Vas ergo erat positum aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hyssopo circumponentes
-30 Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit

ACHAB I.

Anno mundi 3117, *ante J.-Ch.* 937. *Filius et successor Amri, septimusque rex Israel. Regnare cœpit trigesimo octavo anno regni Asa, regis Juda. Porro regnavit viginti et duobus annis. Duxit uxorem Jezabel, et cum tali uxore adoravit Baal, multaque scelera perpetravit. Et post sceleratam vitam, obiit interfectus ab hasta in prælio, et linxerunt canes sanguinem ejus, sicut prædixerat Elias.*

3 Reg. 16-28 Regnavitque Achab filius ejus pro eo
-29 Achab vero filius Amri regnavit super Israël
Et regnavit Achab filius Amri super Israël
-30 Et fecit Achab filius Amri malum in consp..
-33 Plantavit lucum et addidit Achab in opere suo
17- 1 Dixit Elias Thesbites... ad Achab
18- 1 Vade et ostende te Achab, ut dem pluviam
- 2 Ivit ergo Elias, ut ostenderet se Achab
- 3 Vocavitq. Achab Abdiam dispensatorem
- 5 Dixit ergo Achab ad Abdiam: Vade in terram
- 6 Achab ibat per viam unam, et Abdias... alteram
- 9 Tradis me servum tuum in manu Achab
-12 Ingressus nuntiabo Achab, et non inveniens
-16 Abiit ergo Abdias in occursum Achab et indicavit ei: venitque Achab in occursum Eliæ
-20 Misit Achab ad omnes filios Israël
-41 Ait Elias ad Achab: Ascende, comede et bibe
-42 Ascendit Achab ut comederet et biberet
-44 Ascende, et dic Achab: Junge currum tuum
-45 Ascendens itaque Achab abiit in Jezrahël
-46 Accinctisq. lumbis currebat ante Achab
19- 1 Nuntiavit a. Achab Jezabel omnia quæ fecerat Elias
20- 2 Mittensq. nuntios ad Achab regem Israël
-13 Propheta unus accedens ad Achab regem Israel
-14 Ait Achab: Per quem? Dixitque ei: Hæc dicit
21- 1 Juxta palatium Achab regis Samariæ
- 2 Locutus est ergo Achab ad Naboth, dicens
- 4 Venit ergo Achab in domum suam indignans
- 8 Scripsit i. litteras ex nomine Achab et signavit
-15 ... Jezabel... locuta est ad Achab: Surge
3 Reg. 21-16 Quod cum audisset Achab, mortuum vid. Naboth
-18 Descende in occursum Achab regis Israël
-20 Ait Achab ad Eliam: Num invenisti me
-21 Interficiam de Achab mingentem ad parietem
-24 Si mortuus fuerit Achab in civitate
-25 Igitur non fuit alter talis sicut Achab
-27 Cum audisset Achab sermones istos, scidit
-29 Nonne vidisti humiliatum Achab coram me
22-20 Quis decipiet Achab regem Israël, ut descendat
-39 Reliqua a. sermonum Achab et universa
-40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis
-41 Josaphat... regn. cœp... an. quart. Achab regis
-50 Ait Ochozias filius Achab ad Josaphat
-52 Ochozias a. filius Achab regnare cœperat
4 Reg. 1- 1 Prævaric... postquam mortuus est Achab
3- 1 Joram vero filius Achab regnavit super Israël
- 5 Cumque mortuus fuisset Achab
8-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël
-18 Ambulavit... sicut ambulaverat domus Achab
Filia enim Achab erat uxor ejus
-25 Anno duodecimo Joram filii Achab regis Israël
-27 Et ambulavit in viis domus Achab et fecit quod malum est coram Domino, sicut domus Achab: gener enim domus Achab fuit.
-28 Abiit quoque cum Joram filio Achab
-29 Descendit invisere Joram filium Achab
9- 7 Percuties domum Achab Domini tui
- 8 Perdamque omnem domum Achab: et interficiam de Achab mingentem ad parietem
- 9 Dabo domum Achab, sicut domum Jeroboam
-25 Sedentes in curru sequebamur Achab patrem hujus
-29 Anno undecimo Joram filii Achab, regnavit Ochozias
10- 1 Erant autem Achab septuaginta filii in Samaria. Scripsit ergo Jehu litteras.. ad nutritios Achab
-10 Locutus est Dominus super domum Achab
-11 Percussit.. qui reliqui erant de domo Achab
-17 Percussit omnes qui reliqui fuerant de Achab
-18 Achab coluit Baal parum, ego autem colam eum amplius
-30 Quæ erant in corde meo fecisti contra dom. Achab
21- 3 Fecit lucos sicut fecerat Achab rex Israël
-13 Extendam super Jerusalem... pondus domus Achab
2 Par. 18- 1 Josaphat dives... et affinitate conjunctus est Achab
- 2 Ad cujus adventum mactavit Achab arietes
- 3 Dixitq. Achab rex Israël ad Josaphat regem Juda
-19 Quis decipiet Achab regem Israël, ut ascendat
21- 6 Ambulavitq... sicut egerat domus Achab
Filia quippe Achab erat uxor ejus et fecit malum
-13 Imitatus fornicationem domus Achab
22- 3 Ipse ingressus est per vias domus Achab
- 4 Fecit igitur malum in conspectu Dom. sicut domus Achab
- 6 Perrexit cum Joram filio Achab rege Israël
- 7 Jehu... quem unxit Dom. ut deleret domum Achab
- 8 Cum ergo everteret Jehu domum Achab
Mich. 6-16 Custodisti præcepta Amri et omne opus domus Achab

ACHAB II.

Anno mundi 3436, *ante J.-Ch.* 618, *anno Romæ* 136. *Filius Choliæ, unusque fuit e tribus pseudo prophetis qui seducebant Israelitas, quosque minatus est Jeremias jussu Domini. Hunc Achab, juxta prædictionem Jeremiæ, frixit in olla ardenti rex Babylonis.*

Jerem. 29-21 Hæc dicit Dominus... ad Achab filium Coliæ
-22 Ponat te Dominus... Sicut Achab quos frixit rex

ACHAD.

Nomen civitatis quam ædificavit Nemrod in regione Sennaar juxta Tigris cum Euphrate confluentem.

Gen. 10-10 Principium regni ejus (*Nemrod*) Babylone, et Achad, et Chalanne in terra Sennaar

ACHAIA.

Provincia Græciæ, in qua cum Evangelium prædicasset S. Paulus, in eum irati surrexerunt Judæi et deprehenderunt; quem autem dimisit et absolvit proconsul Gallio.

Act. 18-12 Gallione autem proconsule Achaïæ
-27 Cum autem vellet ire Achaïam, exhortati fratres
19-21 Transita Macedonia et Achaïa, ire Jerusalem
Rom. 15-26 Probaverunt enim Macedonia et Achaïa
1 Cor. 16-15 Sunt primitiæ Achaïæ, et in ministerium
2 Cor. 1- 1 Cum omnibus sanctis qui sunt in universa Achaïa
9- 2 Achaïa parata est ab anno præterito
11-10 Gloriatio non infringetur... in regionibus Achaïæ
1 Thess. 1- 7 Omnibus credentibus in Macedonia et in Achaïa
- 8 Diffamatus est sermo Domini... in Achaïa

ACHAICUS I.

Anno Christi 49. Unus e primitiis Ecclesiæ quem S. Paulus commendat Corinthiis, in Epistola prima quam ipse tulit ad eos Achaïcus.

1 Cor. 16-15 Nostis domum Stephanæ et F... et Achaïci
-17 Fortunati, et Achaïci... quod vobis deerat, supplev.

ACHAN *vel* ACHAR.

Anno mundi 2584, *ante J.-Ch.* 1470. *Filius Charmi, de tribu Juda. Ipse est qui tulit de anathemate Jericho pallium coccineum, ducentos siclos et regulam auream. Cum eum sors Domini reum designasset, tollens illum Josue, argentumque et pallium, et auream regulam, filios et filias, omnia denique sua, duxit eos ad vallem Achor, ubi lapidavit eum omnis populus Israel: et cuncta quæ illius erant, igne consumpta sunt.*

Josue. 7- 1 Achan filius Charmi... tulit aliquid de anathemate
-18 Dividens viros, invenit Achan... de tribu Juda
-19 Et ait Josuë ad Achan: Fili mi, da gloriam
-20 Responditq. Achan Josuë, et dixit ei: Vere ego peccavi
-24 Tollens itaque Josuë Achan filium Zare
22-20 Nonne Achan filius Zare præteriit mandatum
1 Par. 2- 7 Filii Charmi: Achar, qui turbavit Israël

ACHAR II.

Filius tertius Ram filii Jerameel, de familia Caleb

1 Par. 2 -27 Filii Ram... Moos, Jamin, et Achar

ACHARES.

Eccli. 28-21 Homo acharis quasi fabula vana

ACHATES.

Exod. 28-19 In tertio ligurius, achates, et amethystus
39-12 In tertio ligurius, achates, et amethystus

ACHAZ.

Anno mundi 3293, *ante J.-Ch.* 761. *Rex Juda. Filius et successor Joathan. Viginti annorum erat, cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem. Fecit malum in conspectu Domini, filium ipsum deo Moloch consecravit, transferens per ignem secundum idola gentium. Mortuus est anno mundi* 3308.

4 Reg. 15-38 Dormivit Joathan... regnavit Achaz filius ejus pro eo
16- 1 Regnavit Achaz filius Joathan regis Juda
- 2 Viginti annorum erat Achaz cum regnare cœpisset
- 5 Cumque obsiderent Achaz, non valuerunt superare eum
- 7 Misit autem Achaz nuntios ad Theglathphalasar
-10 Perrexitq. rex Achaz in occursum T. regi Assyr... misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem
-11 Omnia quæ præceperat rex Achaz de Damasco, ita fecit sac. Urias, donec veniret rex Achaz de Damasco
-15 Præcepitq. rex Achaz Uriæ sacerdoti
-16 Fecit i. Urias sac. jux. omn. quæ præceperat rex Achaz.
-17 Tulit a. rex Achaz cælatas bases et luterem
-19 Reliqua a. verborum Achaz, quæ fecit
-20 Dormivitq. Achaz cum patribus suis

4 *Reg.* 17– 1 Anno duodecimo Achaz regis Juda, regnavit Osee
18– 1 Regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
20–11 Jam descenderat in horologio Achaz retrorsum
23–12 Altaria q. quæ erant super tecta cœnaculi Achaz
1 *Par.* 3–13 Procreavit Achaz patrem Ezechiæ
2 *Par.* 27– 9 Regnavit Achaz filius ejus pro eo
28– 1 Viginti annorum erat Achaz cum regnare cœpisset
–16 Misit rex Achaz ad regem Assyriorum
–19 Humiliaverat e. Dominus Judam propter Achaz
–21 Achaz, spoliata domo Domini,...dedit regi Assyriorum
–22 Auxit contemptum in Dom... ipse per se rex Achaz
–24 Direptis i. Achaz omnibus vasis domus Dei
–27 Dormivitq. Achaz cum patribus suis
29–19 Supellectilem, quam polluerat rex Achaz
Isaï. 1– 1 Visio Isaiæ...in diebus... et Achaz et Ezechiæ
7– 1 Factum est in diebus Achaz filii Joathan
– 3 Egredere in occursum Achaz tu, et qui d...
–10 Et adjecit Dominus loqui ad Achaz : dicens
–12 Et dixit Achaz : Non petam, et non tentabo Dominum
14–28 In anno, quo mortuus est rex Achaz
38– 8 Linear. per quas descenderat in horologio Achaz in sole
Oseæ. 1– 1 Verbum Domini... in diebus... Achaz
Mich. 1– 1 Verbum Domini... in diebus... Achaz et Ezechiæ
Matth. 1– 9 Joathan a. genuit Achaz. Achaz a. genuit Ezechiam

ACHAZIB.

Urbs de tribu Aser cujus non delevit habitatores Josue, sed tributarios fecit.

Judic. 1–31 Aserq. non delevit habitatores.. Achazib et

ACHIAS I.

Anno mundi 2964, *ante J.-Ch.* 1090. *Filius summi pontificis Achitob, cui successit.*

1 *Reg.* 14– 3 Achias filius Achitob fratris Ichabod
–18 Et ait Saül ad Achiam : Applica arcam Dei

ACHIAS II.

Filius Jerameel, de tribu Juda.

1 *Par.* 2–25 Filii Jerameel... Cham... Buna... et Achia

ACHIAS III.

Filius Naman, de tribu Benjamin.

1 *Par.* 8– 7 Naman a. et Achia, et Gera ipse transtulit eos

ACHIAS IV. *Levites.*

1 *Par.*26–20 Porro Achias erat super thesauros domus Dei

ACHIM.

Anno mundi 3436, *Romæ* 136, *ante J.-Ch.* 618. *De tribu Juda et de familia David. Filius erat Sadoc et pater Eliud. Porro natus est post transmigrationem Babylonis, sub rege Jechonia. Generatio Achim septima fuit captivitatis Judæorum.*

Matth. 1–14 Sadoc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud

ACHIMAAS.

Anno mundi 3009, *ante J.-Ch.* 1045. *Filius Sadoc summi pontificis. Cum iste Achimaas observaret consilia Achitophel factaque Absalom adversus patrem, descendit in puteum donec transirent servi Absalom. Achimaas currens primum nuntium de morte Absalom tulit ad David. Uxorem duxit Semach, filiam Salomonis.*

1 *Reg.* 14–50 Nomen uxoris Saül, Achinoam filia Achimaas
2 *Reg.* 15–27 Achimaas filius tuus, et Jonathas fil. Abiathar
–36 Sunt a. cum eis duo filii eorum Achimaas
17–17 Jonathas autem et Achimaas stabant juxta fontem
–20 Ubi est Achimaas et Jonathas
18–19 Achimaas autem filius Sadoc, ait : Curram
–22 Rursus a. Achimaas filius Sadoc dixit ad Joab
–23 Currens ergo Achimaas per viam compendii
–27 Contemplor... quasi cursum Achimaas
–28 Clamans a. Achimaas, dixit ad regem
–29 Dixitq. Achimaas : Vidi tumultum magnum
3 *Reg.* 4–15 Achimaas in Nephthali :
1 *Par.* 6– 8 Achitob genuit Sadoc et Sadoc genuit Achimaas
– 9 Achimaas genuit Azariam, Azarias genuit Johanan
–53 Sadoc filius ejus, Achimaas filius ejus

ACHIMAM.

Anno mundi 2545, *ante J.-Ch.* 1509. *Gigas de filiis Enac, quos delevit Caleb. In Josue et in Judicum libro vocatur Ahiman. Stirps Enac habitabat terram Chanaan in Hebron, ad quam considerandam missi sunt exploratores a Moyse, cum Hebræi jam quinta-decima castra ponerent.*

Num. 13–23 Venerunt in Hebron, ubi erant Achimam et

ACHIMELECH.

Anno mundi 2978, *ante J.-Ch.* 1076. *Filius Achitob, summi pontificis, cui successit. Cum David fugeret ante Saül, confugit in Nobe apud Achimelech, ubi erat tabernaculum. Achimelech accepit David, cui obtulit panes propositionis, cinxitque ei gladium Goliath. Porro Doeg Idumæus nuntiavit hoc ad Saül, qui accersivit Achimelech et omnes sacerdotes et eos gladio occidit : urbsque Nobe deleta est.*

1 *Reg.* 21– 1 Venit a. David in Nobe ad Achimelech sacerdotem : et obstupuit Achimelech, eo quod venisset David
– 2 Ait David ad Achimelech sacerdotem
– 8 Dixit a. David ad Achimelech : Si habes... hastam
22– 9 Vidi... apud Achimelech filium Achitob sacerd.
–11 Misit e. rex ad accersendum Achimelech
–12 Ait Saul ad Achimelech: Audi, fili Achitob
–14 Respondensq. Achimelech regi,ait : Et quis
–16 Dixitq. rex : Morte morieris, Achimelech
–20 Evadens a. unus filius Achimelech. Abiathar
23– 6 Fugiebat Abiathar filius Achimelech ad David
30– 7 Ait ad Abiathar sacerd. filium Achimelech
2 *Reg.* 8–17 Sadoc...et Achimelech filius Abiathar erant sacerd.
Psal. 33– 1 Immutavit vultum suum coram Achimelech
51– 2 Venit David in domum Achimelech

ACHIMOTH.

In genealogia Levi et Aaron, mentio fit de Achimoth, filio secundo Elcana; duos habebat fratres, Amasai et Elcana. Porro pater ejus filius erat Core.

1 *Par.* 6–25 Filii Elcana: Amosaï et Achimoth

ACHINOAM I.

Filia Achimaas filii Sadoc, uxor Saül, quæ peperit ei tres filios Jonathan, Jessui et Melchisua, duasque filias, Merob et Michol.

1 *Reg.* 14–50 Nomen uxoris Saül, Achinoam, filia Achimaas,

ACHINOAM II.

Anno mundi 2979, *ante J.-Ch.* 1075. *Secunda uxor David et mater Amnon. Cum fugeret David ante Saül persequentem, apud Achis abiit regem Geth, qui dedit ei urbem Siceleg. Advenit autem ut congregarent Philisthiim contra Israel agmina sua, in quibus præliari voluit David. Porro noluerunt præ diffidentia Philisthiim et dimiserunt illum. Cumque venissent David et viri ejus in Siceleg, Amalecitæ impetum fecerant in urbem et succenderant eam igni, et captivas duxerant mulieres, simulque cum eis Achinoam et Abigail uxores David. Persecutus est eos, vicitque illos et reduxit suas uxores cum omnibus captivis omnique supellectili.*

1 *Reg.* 25–43 Achinoam accepit David de Jezrahel : et fuit... uxor
27– 3 David et duæ uxores ejus, Achinoam... et Abigail
30– 5 Duæ uxores David captivæ ductæ fuerant, Achinoam
2 *Reg.* 2– 2 Ascendit e. David et duæ uxores e. Achinoam
3– 2 Primogenitus ejus Amnon de Achinoam
1 *Par.* 3– 1 Primogenitus Amnon ex Achinoam Jezrahelitide

ACHIOR I.

Anno mundi 3335, *Romæ* 35, *ante J.-Ch.* 719. *Consobrinus Tobiæ, de civitate et tribu Nephthali. Post reditum junioris Tobiæ, quem duxerat et reduxerat angelus Raphael, Achior et Nabath venerunt gaudentes ad Tobiam, et congratulantes ei de omnibus bonis, quæ circa illum ostenderat Deus.*

*Tobiæ.*11–20 Veneruntq. Achior et Nabath consobrini Tobiæ

ACHIOR II.

Anno mundi 3346, *Romæ* 46, *ante J.-Ch.* 708. *Dux Ammonitarum, qui cum Holoferne obsidebat Bethuliam. Cum in consilio locutus fuisset erga Deum et cultores veri Dei, magnates Holofernis irati cogitabant illum interficere, sed accipientes ligaverunt eum ad arborem pedibus et manibus. Porro Israelitæ descendentes de Bethulia, solverunt et duxerunt eum in Bethuliam, ubi narravit omnia quæ passus fuerat ab Holoferne. Postea relicto gentilitatis ritu, credidit Deo, et appositus est ad populum Israel.*

Judith. 5– 5 Achior dux omnium filiorum Ammon
–26 Cum cessasset loqui Achior verba hæc
–28 Ut ergo cognoscat Achior quoniam fallit nos
6– 1 Indignatus Holofernes vehementer dixit ad Achior
– 7 Holofernes præcepit... ut comprehenderent Achior
– 9 Ligaverunt Achior ad arborem manibus et pedibus
–12 Achior dixit omnia quæ locutus ipse fuerat
–13 Et ipsum Achior diversis jubeat interire suppliciis
–14 Cumque Achior universa hæc exposuisset
–16 Oratione popul... completa, consolati sunt Achior
11– 7 Nec hoc latet, quod locutus est Achior
13–27 Porro Achior vocatus venit, et dixit ei Judith
–29 Videns a. Achior caput Holofernis, angustiatus
14– 6 Tunc Achior videns virtutem, quam fecit Deus

ACHIS.

Anno mundi 2973, *ante J.-Ch.* 1081. *Rex Geth, qui David accepit fugientem ante Saül. Inito bello inter Saül et Philisthinos, Achis in suas partes incitavit eum; porro servi Achis timentes ne David verteret arma adversus gentem Philisthinorum, noluerunt consentire et David se recepit in urbem Siceleg.*

1 *Reg.* 21–10 David... venit ad Achis regem Geth
–11 Dixeruntq. servi Achis ad eum, cum vidissent David
–12 David... extimuit valde a facie Achis regis Geth
–14 Ait Achis ad servos suos : Vidistis hominem insanum
27– 2 David et abiit ipse... ad Achis filium Maoch regem Geth
– 3 Et habitavit David cum Achis in Geth
– 5 Dixit a. David ad Achis : Si inveni gratiam
– 6 Dedit itaque ei Achis in die illa Siceleg
– 9 Tollensq. oves et boves... revertebatur et veniebat ad Achis
–10 Dicebat a. ei Achis : In quem irruisti hodie
–12 Credidit ergo Achis David, dicens : Multa mala operatus
28– 1 Dixitq. Achis ad David : Sciens nunc scito
– 2 Dixitq. David ad Achis : Non scies quæ facturus
Et ait Achis ad David : Et ego custodem capitis mei ponam te
29– 2 David a. et viri ejus erant in novissimo agmine cum Achis
– 3 Dixeruntq. principes Philisthiim ad Achis : Quid sibi vult Hebr.
Ait Achis ad principes Philisthiim : Num ignoratis David
– 6 Vocavit ergo Achis David, et ait ei : Rectus es tu
– 8 Dixitq. David ad Achis : Quid enim feci
– 9 Respondens a. Achis, locutus est ad David.. Bonus es tu
3 *Reg.* 2–39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis filium Maacha
–40 Semeï... ivitq. ad Achis in Geth ad inquir. servos

ACHISAMECH.

Anno mundi 2544, *ante J.-Ch.* 1510. *Pater Ooliab, de tribu Dan, quem elegit Moyses in deserto una cum Beseleel, ut construerent tabernaculum Domini.*

Exod. 31– 6 Dediq. ei socium Ooliab filium Achisamech

Exod. 35-34 Ooliab quoque filium Achisamech de tribu Dan
38-23 Juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech de tribu Dan

ACHITOB I.

Anno mundi 2939, *ante J.-Ch.* 1115. *Filius Phinees, filii Heli; quo mortuo, munus obtinuit summi pontificis.*

1 *Reg.* 14- 3 Achias filius Achitob... portabat ephod.

ACHITOB II.

Anno mundi 2973, *ante J.-Ch.* 1081. *Pater summi pontificis Sadoc, e familia Eleazar filii Aaron.*

1 *Reg.* 22- 9 Vidi... apud Achimelech filium Achitob sacerdotem
-11 Misit ergo rex ad accersendum... filium Achitob
-12 Et ait Saül ad Achimelech; Audi, fili Achitob
-20 Evadens a. unus fil. Achimelech filii Achitob
2 *Reg.* 8-17 Sadoc filius Achitob, et Achimelech... erant sacerdotes

ACHITOB III.

Summus pontifex, pater Merajoth. Numeratur in his familiæ sacerdotalis qui post reditum e captivitate Babylonis omnia sua bona recuperarunt.

1 *Par.* 6- 7 Merajoth genuit Amariam, et Amarias genuit Achitob
-11 Genuit a. Azarias Amariam, et Amarias genuit Achitob
-12 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Sellum
-52 Amarias filius ejus, Achitob filius ejus
8-11 Mehusim vero genuit Achitob, et Elphaal
9-11 Azarias quoque... filii Achitob, pontifex domus Dei
18-16 Sadoc autem filius Achitob, et... sacerdotes
1 *Esdr.* 7- 2 Filii Sellum, filii Sadoc, filii Achitob

ACHITOB IV.

Filius Melchiæ IV, filii Enan, de tribu Ruben.

Judith. 8- 1 Judith...filia Merari... filii Achitob

ACHITOPHEL.

Vir Gilonites, de tribu Juda, qui fuit in conjuratione cum Absalom contra David. Suasione Achitophel, Absalom ingressus est ad concubinas patris sui coram universo Israel. Voluit eligere duodecim millia virorum ut persequeretur David : Chusaï vero prohibuit. Cum vidisset Achitophel consilium suum dissipatum fuisse, abiit in domum suam et suspendio interiit. Anno mundi 3009, *ante J.-Ch.* 1045.

2 *Reg.* 15-12 Accersivit quoque Absalom Achitophel Gilonitem
-31 Quod et Achitophel esset in conjuratione cum Absalom
Infatua, quæso, Domine, consilium Achitophel
-34 Dissipabis consilium Achitophel
16-15 Ingressi sunt Jerusalem, sed et Achitophel cum eo
-20 Dixit a. Absalom ad Achitophel : Inite consilium
-21 Ait Achitophel ad Absalom : Ingredere ad concubinas
-23 Consilium a. Achitophel, quod dabat in diebus illis
Sic erat omne consilium Achitophel
17- 1 Dixit e. Achitophel ad Absalom : Eligam mihi
- 6 Hujusmodi sermonem locutus est ad Achitophel
- 7 Non est bonum consilium quod dedit Achitophel
-14 Melius est consilium Chusaï... consilio Achitophel
Domini a. nutu dissipatum est consilium Achitophel utile
-15 Hoc et hoc modo consilum dedit Achitophel
-21 Hujuscemodi dedit consilium contra vos Achitophel
-23 Achitophel videns quod non fuisset factum consilium
23-34 Eliam filius Achitophel Gelonites
1 *Par.* 27-33 Achitophel etiam consiliarius regis, et Chusaï
-34 Post Achitophel fuit Joïada filius Banaïæ

ACHOBOR I.

Pater Balanan, regis Idumææ, de filiis Esaü.

Gen. 36-38 Successit in regnum Balanan filius Achobor
1 *Par.* 1-49 Mortuo... Saül, regnavit... Balanan filius Achobor

ACHOBOR II.

Filius Micha, paterque Elnathan. Anno mundi 3414, *Romæ* 114, *ante J.-Ch.* 640.

4 *Reg.* 22-12 Præcepit Helciæ sacerdoti.... et Achobor filio Micha
-14 Ierunt i. Helcias sacerdos, et Ahicam et Achobor
Jerem. 26-22 Misit rex... in Ægyptum Elnathan filium Achobor
36-12 Sedebant Elisama scriba et... Elnathan filius Achobor

ACHOR.

Vallis in tribu Benjamin, juxta Jericho, in qua Achan et omnis ejus familia et pecora lapidati et combusti sunt, quia de anathemate sibi reservabat pallium, regulam auream et ducentos argenti siclos.

Josue. 7-24 (Israël cum eo) duxerunt eos ad vallem Achor
-26 Vocatumque est nomen loci illius, Vallis Achor
15- 7 Tendens usque ad terminos Debera de valle Achor
Isaï. 65-10 Erant campestria in caulas gregum et vallis Achor
Oseæ. 2-15 Dabo ei... vallem Achor ad aperiendam spem

ACHSA.

Eadem est ac Axa, filia Caleb, de qua dixit : Qui percusserit Cariath-Sepher, et ceperit eam, dabo ei Axam filiam meam uxorem. Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater Caleb junior : accepit igitur Axam uxorem.

1 *Par.* 2-49 Filia vero Caleb, fuit Achsa.

ACHSAPH.

Vallis terrarum Aser, in qua cum esset fortiter dimicans Josue adversus hostes populi Israel, imperavit ut staret sol, usquedum reportaret victoriam plenam.

Josue 11- 1 Jabin rex Asor, misit ad regem Achsaph
12-20 Rex Semeron unus, rex Achsaph unus

ACHZIB *et* ACHZIBA. *Urbs de tribu Juda.*

Josue. 15-44 Et Ceila et Achzib et Maresa, civitates novem
19-29 Eruntque exitus ejus in mare de funiculo Achziba

ACIDE.

Eccli. 4- 9 Et non acide feras in anima tua

ACIES *castrorum.*

Gen. 14- 8 Direxerunt aciem contra eos in valle Sylvestri
Deut. 20- 2 Appropinq... prælio, stabit sacerdos ante aciem
Josue. 8-14 Direxitq. aciem contra desertum, ignorans
Judic. 20-22 Loco, in quo prius certaverunt, aciem direxerunt
-33 Tetenderunt aciem in loco qui vocatur Baalthamar
1 *Reg.* 4- 2 Instruxerunt aciem contra Israël
-12 Currens autem vir de Benjamin ex acie, venit in Silo
-16 Dixit ad Heli... Ego qui de acie fugi hodie
17- 2 Direxerunt aciem ad pugnandum contra Philisthiim
-21 Direxerat enim aciem Israël, sed et Philisthiim
-26 Quis e. est hic Phil... qui exprobravit acies Dei viventis
2 *Reg.* 10- 8 Direxerunt aciem ante ipsum introitum portæ
- 9 Videns igitur Joab.. instruxit aciem contra Syrum
-10 Abisaï... qui direxit aciem adversus filios Ammon
-17 Direxerunt aciem Syri ex adverso David
1 *Par.* 12-33 De Zabulon qui... stabant in acie instructi armis
-36 De Aser egredientes ad pugn. in acie provocantes
19- 9 Filii Ammon direxerunt aciem juxta portam civitatis
-17 Direxit ex adverso aciem, illis contra pugnantibus

2 *Par.* 13-3 Jeroboam instruxit e contra aciem octing. mil.
18-33 Educ me de acie, quia vulneratus sum
Cant. 6- 3 Terribilis ut castrorum acies ordinata
- 9 Electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata
2 *Mach.* 8-23 In prima acie ipse dux commisit cum Nicanore

ACIES, *id est, acumen.*

1. *Reg.* 13-21 Retusæ itaque erant acies vomerum et ligonum
Hebr. 11-34 Effugerunt aciem gladii, convaluerunt de infirmitate

ACINUS.

Num. 6- 4 Ab uva passa usque ad acinum non comedent
Eccle. 33-16 Quasi qui colligit acinos post vindemiatores

ACQUIESCO.

Gen. 16- 2 Cumque ille acquiesceret deprecanti
27- 8 Nunc ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis
29-28 Acquievit placito et... Rachel duxit uxorem
34-23 Tantum in hoc acquiescamus et habitantes
37-27 Acquieverunt fratres sermonibus illius (*Judæ*)
39- 8 Qui nequaquam acquiescens operi nefario, dixit
Exod. 5- 9 Ut non acquiescant verbis mendacibus
6- 9 Non acquieverunt ei, propter angustiam spiritus
23- 2 Nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ
Num. 14-43 Quod nolueritis acquiescere Domino, nec erit... vobiscum
20-21 Nec voluit acquiescere deprecanti ut concederet
Deut. 1-45 Non audivit vos, nec voci vestræ voluit acquiescere
13- 8 Non acquiescas ei, nec audias
Judic. 11-17 Qui noluit acquiescere precibus ejus
-28 Noluitq. acquiescere rex filiorum Ammon
13-15 Obsecro te ut acquiescas precibus meis
17-11 Acquievit, et mansit apud hominem, fuitque illi
18-20 Acquievit sermonibus eorum et tulit ephod
19-10 Noluit gener acquiescere sermonibus ejus
-25 Nolebant acquiescere sermonibus illius
1 *Reg.* 15-23 Quasi scelus idololatriæ, nolle acquiescere
2 *Reg.* 13-14 Noluit autem acquiescere precibus ejus, sed præv. viribus
3 *Reg.* 12-15 Non acquievit rex populo : quoniam aversatus
15-20 Acquiescens Benadad regi Asa, misit principes
20- 8 Non audias, neque acquiescas illi
21-15 Posside vineam Naboth... qui noluit tibi acquiescere
4 *Reg.* 2-17 Coëgeruntque donec acquiesceret et diceret : Mittite
5-16 Cumque vim faceret, penitus non acquievit
14-11 Non acquievit Amasias :
16- 9 Acquievit voluntati ejus :
23- 3 Acquievitque populus pacto
2 *Par.* 10-15 Non acquievit populi precibus :
24-17 Qui delinitus obsequiis eorum, acquievit eis
25-16 Et insuper non acquievisti consilio meo
30-11 Acquiescente consilio, venerunt Jerusalem
35-22 Nec acquievit sermonibus Nechao ex ore Dei
Job. 22-21 Acquiesce igitur ei et habeto pacem
Prov. 1-10 Si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis
-30 Nec acquieverint consilio meo
5-12 Increpationibus non acquievit cor meum
6-35 Nec acquiescet cujusdam precibus
13-18 Qui autem acquiescit arguenti glorificabitur
15-32 Qui a. acquiescit increpationibus, possessor est cordis
Sap. 3- 9 Fideles in dilectione acquiescent illi
1 *Mac.* 8- 1 Acquiescunt ad omnia quæ postulantur ab eis
2 *Mac.* 12- 4 Ipsis acquiescentibus, pacisque causa nihil suspect.
Rom. 2- 8 Qui non acquiescunt veritati.. ira et indignatio
Galat. 1-16 Continuo non acquievi carni et sanguini
1 *Tim.* 6- 3 Non acquiescit sanis sermonibus Domini

ACQUIRO.

Gen. 31-18 Tulitque quidquid in Mesopotamia acquisierat
Psal. 68-36 Inhabitabunt ibi et hæreditate acquirent eam
77-54 Montem quem acquisivit dextera ejus

Psal. 118-111 Hæreditate acquisivi testimonia tua in æternum
Prov. 4- 7 In omni possessione tua, acquire prudentiam
16-16 Acquire prudentiam, quia pretiosior est argento
22- 9 Victoriam et honorem acquiret qui dat munera
Eccle. 3- 6 Tempus acquirendi, et tempus perdendi
Sap. 1-12 Neque acquiratis perditionem in operibus manuum
13-19 De acquirendo et de operando et de omnium
14- 2 Illud enim cupiditas acquirendi excogitavit
15-12 Oportere undecumque etiam ex malo acquirere
Ezech. 28- 4 Acquisisti aurum et argentum in thesauris tuis
1 *Mac.* 6-44 Dedit se ut... acquireret sibi nomen æternum
Luc. 19-16 Domine, mna tua decem mnas acquisivit
Act. 20-28 Regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine
Rom. 13- 2 Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirant
1 *Tim.* 3-13 Qui e. bene ministrav. gradum bonum sibi acquirent

ACQUISITIO.

Prov. 3-14 Melior est acquisitio ejus negotiatione argenti
Eccli. 42- 4 De acquisitione hæreditatis amicorum
Baruc. 3-18 Et non est finis acquisitionis eorum?
Act. 19-25 Scitis quia de hoc artificio est nobis acquisitio
Ephes. 1-14 In redemptionem acquisitionis, in laudem
1 *Thes.* 5- 9 Posuit nos Deus... in acquisitionem salutis
2 *Thes.* 2-13 Vocavit nos... in acquisitionem gloriæ Domini
Hebr. 10-39 Nos autem... sumus... fidei in acquisitionem animæ
1 *Petr.* 2- 9 Vos autem genus electum... populus acquisitionis

ACRABATHANE.

Urbs de tribu Manasse quæ deleta fuit a Juda Machabæo.

1 *Mac.* 5- 3 Debellabat Judas... eos qui erant in Acrabathane

ACRITER.

Judic. 11- 5 Quibus acriter instantibus, perrexerunt
Eccli. 18-18 Stultus acriter improperabit

ACRON. *Urbs de tribu Juda.*

Josue. 19-43 Elon et Themna et Acron

ACTIO.

Levit. 7-12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit
22-29 Si immolaveritis hostiam pro gratiarum actione
2 *Esdr.* 12-27 Lætitiam in actione gratiarum et cantico
-43 Ut introferrent... in decore gratiarum actionis
Isaï. 51- 3 Invenietur in ea, gratiarum actio et vox laudis
1 *Mac.* 14-25 Quam gratiarum actionem reddemus Simoni
Act. 24- 3 Ubique suscipimus... cum omni gratiarum actione
2 *Cor.* 4-15 Ut gratia... in gratiarum actione, abundet
9-11 Quæ operatur per nos gratiarum actionem Deo
-12 Abundat per multas gratiarum actiones in Domino
Ephes. 5- 4 Sed magis gratiarum actio
Philip. 4- 6 Cum gratiarum actione, petitiones v. innotescant
1 *Thes.* 3- 9 Quam e. gratiarum actionem possumus Deo
1 *Tim.* 2- 1 Obsecro... fieri... gratiarum actiones
4- 3 D. creavit ad percip. cum gratiarum actione
- 4 Quod cum gratiarum actione percipitur
Apoc. 7-12 Gratiarum actio, honor et virtus... in sæcula

ACTORES.

Galat. 4- 2 Sub tutoribus et actoribus est, usque ad præf. tempus

ACTUS, *subst.*

Judith. 8-33 Nolo ut scrutemini actum meum
Prov. 14-15 Servo autem sapienti prosperi erunt actus
Eccli. 11-10 Fili, ne in multis sint actus tui
35-24 Donec reddat hominibus secundum actus suos
37-20 Ante omnem actum consilium stabile
38-25 Qui minoratur actu, sapientiam percipiet
1 *Mac.* 13-34 Actus omnes Tryphonis per direptionem fuerant gesti
14-35 Vidit populus actum Simonis et gloriam
2 *Mac.* 6-23 A puero optimæ conversationis actus
Luc. 23-51 Hic non consenserat consilio et actibus eorum
Act. 19-18 Veniebant, confitentes et annuntiantes actus suos
Rom. 12- 4 Omnia autem membra non eumdem actum habent
Colos. 3- 9 Expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis

ACULEATUS.

Jerem. 51-27 Adducite equum quasi bruchum aculeatum

ACULEUS.

Apoc. 9-10 Et aculei erant in caudis earum

ACUO.

Deut. 32-41 Si acuero ut fulgur gladium meum
Psal. 139- 4 Acuerunt linguas suas sicut serpentis
Sap. 5-21 Acuet autem duram iram in lanceam et pugnabit
Jerem. 51-11 Acuite sagittas, implete pharetras
1 *Mac.* 6-34 Eleph. ostend. sang... ad acuendos eos in prælium

ACUS.

Isaï. 3-22 Mutatoria, et palliola et linteamina, et acus
Matth. 19-24 Facilius est camelum per foramen acus transire
Marc. 10-25 Facilius est camelum per foramen acus transire
Luc. 18-25 Facilius est e. camelum per foramen acus transire

ACUTUS.

Exod. 4-25 Tulit illico Sephora acutissimam petram
Psal. 44- 6 Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent
51- 4 Sicut novacula acuta fecisti dolum
56- 5 Lingua eorum gladius acutus
119- 4 Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus desolatoriis
Prov. 5- 4 Et acuta quasi gladius biceps *(fallac. mul.)*
25-18 Sagitta acuta, homo qui loquitur contra proximum
Sap. 7-22 Acutus, quem nihil vetat, benefaciens
8-11 Acutus inveniar in judicio, et in conspectu
18-16 Gladius acutus insimulatum imper... portans
Eccli. 21- 4 Quasi romphæa bis acuta omnis iniquitas
Isaï. 5-28 Sagittæ ejus acutæ, et omnes arcus e. extenti
49- 2 Posuit os meum quasi gladium acutum
Ezech. 5- 1 Sume tibi gladium acutum, radentem pilos
21-15 Dedi conturbationem gladii acuti, et limati
Apoc. 1-16 De ore ejus gladius utraq. parte acutus exibat
2-12 Qui habet rhompheam utraque parte acutam
14-14 Vidi... et in manu sua falcem acutam
-17 Angelus exivit... habens et ipse falcem acutam
-18 Mitte falcem tuam acutam, et vindemia botros
-19 Misit Angelus falcem suam acutam in terram
19-15 Procedit gladius ex utraque parte acutus

AD.

Gen. 1-26 Faciamus hominem ad imaginem nostram
-27 Creavit Deus hominem ad imaginem suam Ad imaginem Dei creavit illum
2- 9 Lignum pulchrum visu et ad vescendum suave
-10 Fluvius egrediebatur... ad irrigandum paradisum

Deinceps consulto omittitur.

ADA I.

Uxor prima Lamech, quæ peperit ei Jabel et Jubal.

Gen. 4-19 Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada
-20 Genuitq. Ada Jabel qui fuit pater habit. in tentoriis
-23 Dixitq. Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ

ADA II.

Uxor prima Esaü, Chananæa quæ peperit ei Eliphaz. Porro filia erat Elon Hethæi. Hæc Ada vocatur Basemath in cap. XXVI, *vers.* 34 *Geneseos, quæ non est eadem ac Basemath illa quæ legitur in cap.* XXXV, *vers.* 3 *Geneseos : ista enim filia erat Ismael.*

Gen. 36- 2 Esaü accepit... Ada filiam Elon Hethæi
Gen. 36- 4 Peperit autem Ada, Eliphaz
-10 Eliphaz filius Ada uxoris Esaü
-12 Hi sunt filii Ada uxoris Esaü
-16 Hi filii Elipha in terra Edom et hi filii Ada

ADAD I.

Filius Badad, quartus qui regnavit in terra Edom, antequam filii Israel regem haberent. Dimicavit et vicit Madianitas in regione Moab. Porro regnavit Adad in Avith quæ a LXX *Interpretibus vocatur Gettaim, circa Meridiem Palestinæ, venitque in partes Ruben. Prædecessorem Husan, in Theman, successorem vero Semla de Masreca habuit Adad.*

Gen. 36-35 Regnavit pro eo Adad filius Badad
-36 Cumque mortuus esset Adad, pro eo
1 *Par.* 1-46 Obiit q. et Husam, et regnavit pro eo Adad
-47 Cumque et Adad fuisset mortuus, regnavit

ADAD II.

Quartus qui regnavit in terra Idumæa, a morte Adab I. Regnavit in urbe Phaü. Porro in Genesi vocatur Adar, cap XXXVI, 39. *Appellata est uxor ejus Meetabet filia Matred, filiæ Mezaab.*

1 *Par.* 1-50 Hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad
-51 Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom

ADAD III.

Idumæus de semine regio quem Dominus suscitavit adversus Salomonem. Cum in mente Salomon haberet penitus de terra delere omnes Idumæos, Adad parvulus adhuc fugit ad Pharaonem Ægypti, ante quem gratiam invenit, in tantum ut Pharao ei dederit uxorem sororem uxoris suæ germanam Taphnes reginæ. Genuitque ei soror Taphnes Genubath filium, quem nutrivit in domo Pharaonis; postea autem reversus in patriam infensus fuit Salomoni.

3 *Reg.* 11-14 Suscitavit.... Adad Idumæum de semine regio
-17 Fugit Adad ipse.... ut ingrederetur Ægyptum; erat autem Adad puer parvulus
-19 Invenit Adad gratiam coram Pharaone valde
-21 Cumq. audisset Adad in Ægypto dormisse David
-25 Hoc est malum Adad, et odium contra Israel

ADADA.

Urbs in tribu Juda, juxta desertum.

Josue 15-22 Et Cina et Dimono et Adada

ADADREMMON.

Urbs juxta Jerusalem, in campo Mageddon, in quo Josias rex a Pharaone, cognominato Nechao, vulneratus est.

Zach. 12-11 Planctus Adadremmon in campo Mageddon

ADÆQUO.

1 *Par.* 4-27 Universa cognatio non potuit adæquare
Job. 28-17 Non adæquabitur ei aurum vel vitrum
-19 Non adæquabitur ei topazius de Æthiopia
Isaï. 28-25 Nonne cum adæquaverit faciem ejus, seret gith
40-25 Cui assimilastis me, et adæquastis, dicit Sanctus?
46- 5 Cui.. adæquastis, et comparastis me et fecistis similem?
Jerem. 50-12 Confusa est mater v. nimis et adæquata pulveri
Ezech. 13-14 Adæquabo eum terræ et revelabitur fundamentum
31- 8 Abietes non adæquaverunt summitatem ejus
Oseæ. 10- 1 Vitis frondosa Israël, fructus adæquatus est ei

ADAIA I.

Filius Ethan, et pater Zara, de tribu Levi.

1 *Par.* 6-41 Filii Athanai, filii Zara, filii Adaïa

ADAIA II.

Filius primogenitus Semeï, de tribu Benjamin. Fuit unus ex iis qui fugaverunt habitatores Geth, et possederunt terras Ajalon.

1 *Par.* 8-21 Adaïa, et Baraïa, et Samarath filii Semeï

ADAIA III.

Filius Jeroham, de semine sacrificantium, facientium opera templi.

1 *Par.* 9-12 Adaïas filius Jeroham, filii Phassur
2 *Esdr.* 11-12 Et Adaïa filius Jeroham, filius

ADAIA IV.

Unus ex iis qui inventi sunt de filiis sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-29 De filii Bani, Mosallam... et Adaïa
-39 Et Salmias, et Nathan, et Adaïas (*vel Adias*)

ADAIA V.

De filiis Juda, qui habitaverunt in urbe Jerusalem.

2 *Esdr.* 11- 5 Filius Hazia, filius Adaïa, filius Jajarib

ADAIA VI.

Anno mundi 3394, Romæ 94, ante J.-Ch. 660. Pater Maasiæ, qui fuit unus e quatuor centurionibus quos assumpsit Joiada et quibuscum fœdus iniit, ut congregarent Levitas et educerent regem Joas et imponerent ei diadema.

2 *Par.* 23- 1 Assumpsit centuriones... et Maasiam filium Adaïæ

ADALI.

Pater Amasa, de tribu Ephraim, qui fuit unus ex principibus filiorum Ephraim, qui steterunt contra Israelitas venientes de prælio et abducentes captivos in Samariam, quos reduxerunt in Judam cum omni præda.

2 *Par.* 28-12 Steterunt...et Amasa filius Adali, contra eos

ADALIA.

Anno mundi 3589, Romæ 289, ante J.-Ch. 465. Quintus filius fuit Aman, quem cum patre fratribusque suspendi jussit Assuerus.

Esth. 9- 8 Et Pharatha, et Adalia, et Aridatha

ADAM.

Anno mundi 1, sexto die creationis. Primus homo, pater totius generis humani. Adam non natus est ex patre, sed creatus est a Deo; uxorem habuit Evam quam formavit Deus ex una costarum Adam. Constituti sunt in paradiso ut illum colerent et custodirent; at seducti a diabolo sub figura serpentis, inobedientes Deo fuerunt qui expulit eos e paradiso et illos condemnavit ad laborem, ad miseriam, ad mortem. Non genuerant ante peccatum. Porro post peccatum et repulsionem e paradiso peperit Eva Cain anno mundi 2; postea Abel, anno mundi 3, qui interfectus est a Cain peperit Eva Seth anno mundi 131. Adam genuit filios et filias et mortuus est anno mundi 930, ante J.-Ch. 3124.

Gen. 2-19 Adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea
Omne e. quod vocavit Adam animæ viventis
-20 Appellavitq. Adam nominibus suis cuncta animantia
Adæ vero non inveniebatur adjutor similis ejus
-21 Immisit ergo Dom. Deus soporem in Adam
-22 Æd... costam quam tulerat de Adam in mulierem
Et adduxit eam ad Adam
-23 Dixitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis
-25 Uterque nudus, Adam scilicet et uxor ejus
3- 8 Abscondit se Adam et uxor ejus a facie Dei
- 9 Vocavitq. D. Deus Adam et dixit ei: Ubi es?
-12 Dixitq. Adam: Mulier quam dedisti mihi sociam
-17 Adæ vero dixit: Quia audisti vocem uxoris tuæ
-20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Eva
-21 Fecit q. D. Deus Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas
-22 Ecce Adam, quasi unus ex nobis factus est
-24 Ejecitq. Adam et collocavit ante paradisum
4- 1 Adam vero cognovit uxorem suam Evam
-25 Cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam
5- 1 Hic est liber generationis Adam
- 2 Vocavit nomen eorum Adam in die quo creati
- 3 Vixit a. Adam centum triginta annis
- 4 Et facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth
- 5 Omne tempus quod vixit Adam, anni 930
11- 5 Ut videret civit. et turrim quam ædific. filii Adam
Deut. 32- 8 Quando separabat filios Adam, constituit terminos
Josue 14-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est
2 *Reg.* 7-19 Ista est enim lex Adam, Domine Deus
1 *Par.* 1- 1 Adam, Seth, Enos
Tobiæ 8- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ
Eccle. 3-21 Quis novit si spiritus filiorum Adam ascendat
Eccli. 33-10 Ex terra unde creatus est Adam
35-24 Donec reddat hominibus... secundum opera Adæ
40- 1 Jugum grave super filios Adam, a die exitus de ventre
49-19 Super omnem animam in origine Adam
Jerem. 32-19 Oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam
Oseæ. 6- 7 Ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum
11- 4 In funiculis Adam traham eos
Zach. 13- 5 Adam exemplum meum ab adolescentia mea
Lucæ. 3-38 Henos qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei
Rom. 5-14 Regnavit mors ab Adam usque ad Moysen
Prævaricationis Adæ, qui est forma futuri
1 *Cor.* 15-22 Sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo
-45 Factus est primus homo Adam in animam viventem,
Novissimus Adam in spiritum vivificantem
1 *Tim.* 2-13 Adam e. primus formatus est, deinde Heva
-14 Adam non est seductus, mulier a. seducta
Judæ. -14 Prophetavit a. et de his septimus ab Adam Enoch

ADAMA.

Una e quinque civitatibus Sodomorum eversa cum cæteris igne cœlesti.

Gen. 10-19 Donec ingrediaris Sodomam... et Adamam
14- 2 Inirent bellum contra... Sennaab regem Adamæ
- 8 Egressi sunt rex Sodom. rex Gom. rexque Adamæ
Deut. 29-23 Adamæ et Seboïm quas subvertit Dominus
Oseæ. 11- 8 Quomodo dabo te sicut Adama, ponam te ut Seboïm?

ADAMAS.

Ezech. 3- 9 Ut adamantem et ut silicem dedi faciem tuam
Zach. 7-12 Cor suum posuerunt ut adamantem

ADAMANTINUS.

Jerem. 17- 1 Peccatum Juda script... in ungue adamantino

ADAMI. *Urbs in tribu Nephtali.*

Josue. 19-33 Adami, quæ est Neceb, et Jebnaël usque Lecum

ADAMO.

Gen. 34- 2 Sichem... princeps terræ illius adamavit eam et rapuit
Deut. 21-11 Adamaveris eam, voluerisq. habere uxorem
2 *Reg.* 13- 1 Sororem... Thamar, adamaret Amnon filius David
3 *Reg.* 11- 1 Rex a. Salomon adamavit mulieres alienigenas
Esth. 2-17 Et adamavit eam rex plus quam omnes mulieres
Jerem. 2-25 Adamavi quippe alienos et post eos ambulabo

ADAN.

1 *Esdr.* 8- 6 De filiis Adan, Abed filius Jonathan

ADAPERIO.

2 *Mac.* 1- 4 Adaperiat cor vestrum in lege sua
Marc. 7-34 Ait illi: Ephpheta, quod est adaperire
Luc. 2-23 Omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum
Act. 17- 3 Adaperiens et insinuans quia Christ. oport. pati

ADAPERTIO.

Nahum. 3-13 Inimicis tuis adapertione pandentur portæ

ADAPTO.

Exod. 26- 5 Ut ansa... altera alteri possit adaptari

ADAQUO.

Gen. 24-46 Bibe, et adaquavit camelos
29- 2 Nam ex illo adaquabantur pecora
- 8 Amoveamus lapidem... ut adaquemus greges
-11 Adaquato grege, osculatus est eam
Exod. 2-16 Impletis canalibus, adaquare cupiebant greges
-17 Defensis puellis, adaquavit oves earum
Psal. 77-15 Adaquavit eos velut in abysso multa
Luc. 13-15 Aut asinum a præsepio, et ducit adaquare?

ADAR.

Filius Balanan, de filiis Esaü. Vocatur Adad in 1 Paral. Regnavit in Phaü.

Gen. 36-39 Regnavit pro eo Adar, nomenq. urbis ejus Phau

ADAR. *Urbs de tribu Juda.*

Num. 34- 4 Egredientur confinia ad villam nomine Adar

ADAR.

Mensis Hebræorum duodecimus. Initium ejus 12 februarii, finis autem 11 martis juxta Calend. Greg.

1 *Esth.* 6-15 Mensis Adar, qui est annus sextus regni Darii
Esth. 3- 7 Exivit mensis duodecimus, qui vocatur Adar
-13 Mensis duodecimi, qui vocatur Adar
8-12 Tertia decima mensis duodecimi Adar
9- 1 Duodecimi mensis, quem Adar vocari jam..
-15 Congregatis Judæis quarta-decima die mensis Adar
-17 ... Mensis Adar, primus apud omn. interfectionis fuit
-19 Mensis Adar conviviorum et gaudii decreverunt
-21 ... Diem mensis Adar pro festis susciperent
10-13 Observabuntur dies isti in mense Adar
13- 6 Nullusq. eorum misereatur 14 die m. Adar
16-20 Possent interficere 13 die mensis... Adar
1 *Mac.* 7-43 Prælium tertia-decima die mensis Adar
-49 Constituit agi... tertia-decima die mensis Adar
2 *Mac.* 15-37 Habere a. celebritatem 13 die mensis Adar

ADAREZER.

Anno mundi 2996, ante J.-Ch. 1058. Rex Soba Syriæ, filius Rohob.

2 *Reg.* 8- 3 Percussit David Adarezer filium Rohob
- 5 Ut præsidium ferret Adarezer regi Soba
- 7 Tulit David arma aurea quæ habebant servi Adarezer
- 8 De... civitatibus Adarezer, tulit David æs multum
- 9 Quod percussisset David omne robur Adarezer
-10 Quod expugnasset Adarezer, et percussisset eum
-12 De manubiis Adarezer filii Rohob regi Soba
10-16 Misitq. Adarezer et eduxit Syros qui erant
Sobach a. magister militiæ Adarezer, erat princeps
-19 Videntes a. univ. reges qui erant in præsidio Adarezer
3 *Reg.* 11-23 Rason... qui fugerat Adarezer regem Soba
1 *Par.* 18- 3 Percussit David etiam Adarezer regem Soba
- 5 Syrus Damasc. ut auxilium præberet Adarezer
- 7 Tulitq. David phar. aur. quas habebant servi Adarezer
- 8 De... urbibus Adarezer, æris plurimum, de quo fecit
- 9 Percussisse videlicet David omnem exerc. Adarezer
-10 Congratularetur ei, quod... expugnasset Adarezer
Adversarius quippe erat Thou Adarezer
19-16 Sophach autem princeps militiæ Adarezer erat dux
-19 Videntes autem Adarezer se ab Israël esse superatos

ADARSA.

Urbs de tribu Benjamin, in qua Judas Machabæus cum tribus millibus viris persecutus est atque debellavit triginta et quinque millia virorum exercitus Nicanor, qui et ipse periit.

1 *Mac.* 7-40 Judas applicuit in Adarsa cum tribus millibus viris

ADAUGEO.

2 *Reg.* 24- 3 Adaugeat Dominus Deus tuus ad populum tuum
Luc. 17- 5 Dixerunt Apostoli Domino: Adauge nobis fidem

ADAZER.

Forte eadem est urbs ac Adarsa.

1 *Mac.* 7-45 Persecuti sunt eos viam... ab Adazer

ADBEEL.

Filius tertius Ismael; princeps fuit unius ex duodecim tribubus Ismaelitarum.

Gen. 25-13 Primogenitus Ismaëlis Nabajoth... et Adbeel
1 Par. 1-29 Primogenitus Ismahelis, Nabajoth... et Adbeel

ADDAR. *Filius Bale, filii Benjamin.*

1 Par. 8- 3 Fueruntq. filii Bale : Addar, et Gera et Abiud

ADDAR, *vel* ADAR, *vel etiam* ADER.

Urbs quam expugnavit Josue, rege illius interfecto.

Josue. 15- 3 Ascendens ad Addar, et circuiens Carcaa

ADDECIMO.

1 Reg. 8-15 Vinearum redditus addecimabit, ut det eunuchis
-17 Greges quoque vestros addecimabit

ADDI.

Filius Cosan, et pater Melchi.

Luc. 3-28 Melchi, qui fuit Addi, qui fuit Cosan

ADDICO.

Jacobi. 5- 6 Addixistis et occidistis justum et non restitit vobis

ADDITAMENTA.

Isai. 15- 9 Ponam enim super Dibon additamenta

ADDO I, *vel* ADIA.

De familia Levi : filius Joah.

1 Par. 3-21 Joah filius ejus, Addo filius ejus, Zara filius

ADDO II.

Pater Abinadab, quem Salomon instituit præfectum in Manaim regione.

3 Reg. 4-14 Abinadab filius Addo præerat in Manaïm

ADDO III.

Anno mundi 3060, *ante J.-Ch.* 994. *Propheta qui in regno Juda vivebat temporibus Roboam et Abia. Scripsit verba et facta Jeroboam. Roboam et Abia. Porro titulus libri ejus* Midrasch, *qui non reperitur.*

2 Par. 9-29 In visione quoque Addo Videntis, contra Jeroboam
12-15 Opera vero Roboam... scripta sunt in libris ...Addo Videntis
13-22 Scripta sunt diligentissime in Libro Addo prophetæ

ADDO IV.

Anno mundi 3490. *Avus Zachariæ prophetæ et Pater Barachiæ.*

Zach. 1- 1 Verbum Domini a. ad Zachariam filium Barachiæ filii Addo
- 7 Verbum Domini ad Z. fil. Bar. filii Addo
1 Esdr. 5- 1 Aggæus propheta et Zacharias filius Addo,
6-14 Juxta prophetiam... Zachariæ filii Addo
2Esdr. 12- 4 Addo, Genthon, Abia.

ADDO, *verbum.*

Gen. 15- 3 Additiq. Abram : Mihi autem non dedisti semen
24-25 Addidit, dicens : Palearum q. et fœni plurimum est
30-24 Addat mihi Dominus filium alterum
32-20 Et addetis : Ipse q. servus tuus Jacob iter..
45-33 Mittens patri suo, addens et asinos decem
Exod. 1-10 Si ingruerit... bellum, addatur inimicis nostris
30-15 Dives non addet ad medium sicli, et pauper nihil minuet
Levit. 9-17 Addens in sacrificio libamenta, quæ pariter offeruntur
22-14 Addet quintam partem cum eo quod comedit
26-18 Addam correptiones vestras septuplum propter peccata
-21 Addam plagas vestras in septuplum propter peccata
27-13 Qui offert, addet supra æstimationem quintam partem
-19 Addet quintam partem æstimationis pecuniæ
-31 Si quis a. voluerit redimere decimas suas, addet quintam partem earum.
Deut. 1-11 Dominus... addat ad hunc numerum multa millia
4- 2 Non addetis ad verbum quod vobis loquor
5-22 Nihil addens amplius : et scripsit ea in duabus tabulis
12-32 Nec addas quidquam, nec minuas
19- 9 Addes tibi tres alias civitates
20- 8 His dictis, addent reliqua, et loquentur ad populum
Judic. 3-12 Addiderunt a. filii Israël facere malum in conspectu D.
4- 1 Addideruntq. filii Israël facere malum in conspectu D.
10-13 Idcirco non addam ut ultra vos liberem
Ruth. 1-17 Hæc mihi faciat Dominus, et hæc addat
1 Reg. 3-17 Hæc faciat tibi Deus, et hæc addat, si absconderis
-21 Et addidit Dominus ut appareret in Silo
12-19 Addidimus enim universis peccatis nostris malum
14-44 Ait Saül : Hæc faciat mihi Deus et hæc addat
20-17 Addidit Jonathas dejerare David, eo quod diligeret
25-22 Hæc faciat Deus inimicis David, et hæc addat
27 -4 Non addidit ultra quærere eum (*David*)
2 Reg. 3- 9 Hæc faciat Deus Abner, et hæc addat ei
-35 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
5-22 Addiderunt adhuc Philisthiim ut ascenderent
7-10 Nec addent filii iniquitatis ut affligant eum
-20 Quid ergo addere poterit adhuc David
14-10 Ait rex : ... et ultra non addet ut tangat te
19-13 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
24- 1 Addidit furor Domini irasci contra Israël
3 Reg. 2-14 Addiditque : Sermo mihi est ad te
-23 Hæc faciat mihi Deus et hæc addat
12-11 Ego autem addam super jugum vestrum
-14 Ego autem addam jugo vestro
16-33 Plantavit lucum et addidit Achab in opere suo
19- 2 Hæc mihi faciant dii, et hæc addant
20-10 Hæc faciant mihi dii, et hæc addant
22-19 Ille vero addens, ait : Propterea audi sermonem
4 Reg. 6-31 Ait rex : Hæc faciat mihi Deus et hæc addat
20- 6 Et addam diebus tuis quindecim annos
24- 7 Et ultra non addidit rex Ægypti, ut egrederetur
1 Par. 17-18 Quid ultra addere potest David
2 Par. 2-12 Et addidit, dicens : Benedictus Dominus Deus
29-31 Ezechias a. etiam hæc addidit : Implestis...
1 Esdr. 10-10 Duxistis uxores alienigenas, ut adderetis super
2Esdr. 13-18 Additis iracundiam super Israël violando sabbatum
Job. 17- 9 Justus..mundis manibus addet fortitudinem
27- 1 Addidit quoque Job, assumens parabolam suam
29- 1 Addidit quoque Job assumens parabolam
-22 Verbis meis addere nihil audebant
34-32 Si iniquitatem locutus sum, ultra non addam
-37 Quia addit super peccata sua blasphemiam
36- 1 Addens quoque Eliu, hæc locutus est
39-35 Et alterum, quibus ultra non addam
40-27 Memento belli, nec ultra addas loqui
42-10 Addidit Dominus omnia q. f. Job duplicia
Psal. 68-27 Super dolorem vulnerum meorum addiderunt
Prov. 1- 9 Ut addatur gratia capiti tuo et torques collo tuo
9- 9 Da sapienti occasionem, et addetur ei sapientia
-11 Per me enim... addentur tibi anni vitæ
16-23 Labiis ejus (*sapientis*) addet gratiam
19- 4 Divitiæ addunt amicos plurimos
30- 6 Ne addas quidquam verbis illius, et arguaris
Eccle. 1-18 Qui addit scientiam, addit et laborem
2-26 Curam superfluam, ut addat et congreget
3-14 Non possumus eis quidquam addere
Prolog. Eccli. Aliquam addere diligentiam et laborem
Eccli. 17- 9 Addidit illis disciplinam, et legem vitæ hæreditavit illos
19-13 Aut si fecerit, ne iterum addat facere
45-25 Et addidit Aaron gloriam et dedit illi hæred.
48-26 Retro rediit sol, et addidit regi vitam
Isaï. 1- 5 Super quo percutiam vos ultra, addentes prævaricationem
29- 1 Additus est annus ad annum
-14 Ideo ecce ego addam ut admirationem faciam
-19 Et addent mites in Domino lætitiam
30- 1 Ut adderetis peccatum super peccatum
Jerem. 7-21 Holocautomata vestra addite victimis
36-32 Insuper additi sunt sermones multo plures
45- 3 Addidit Dominus dolorem dolori meo
Thren. 4-15 Non addet ultra ut habitet in eis.
-16 Non addet ut respiciat eos.
-22 Non addet ultra ut transmigret te
Ezech. 36-12 Non addes ultra ut absque eis sis
Dan. 4-33 Magnificentia amplior addita est mihi
Oseæ. 1- 6 Non addam ultra misereri domui Israël
9-15 Ejiciam eos : Non addam ut diligam eos
13- 2 Et nunc addiderunt ad peccandum
1 Mac. 2-43 Qui fugiebant a malis, additi sunt ad eos
3-41 Et additi sunt ad eos exercitus Syriæ
8-30 Si post hæc verba hi aut illi addere aut demere quæcumque addiderint.. rata erunt
10-30 Quæ (*civitates*) additæ sunt illi ex Samaria et Galilæa
-38 Tres civitates, quæ additæ sunt Judææ
-88 Alexander... addidit adhuc glorificare Jonathan
11- 1 Quærebat... et addere illud regno suo
-34 Quæ additæ sunt Judææ ex Samaria
Luc. 20-11 Et addidit alterum servum mittere
-12 Et addidit tertium mittere

ADDON.

Unus ex iis qui redierunt ex captivitate Babylonis, et non potuerunt indicare domum patrum suorum, et semen suum, utrum ex Israel essent.

2Esdr. 7-61 Hi sunt autem... Cherub, Addon, et Emmer.

ADDUCO.

Gen. 2-19 Adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea
-22 Mulierem; et adduxit eam ad Adam
6-17 Ecce ego adducam aquas diluvii super terram
8- 1 Adduxit spiritum super terram, et imminutæ sunt aquæ
18-19 Adducat Dominus propter Abraham omnia
27-45 Postea mittam, et adducam te inde huc
39-17 Hebræus quem adduxisti ut illuderet mihi
42-16 Mittite ex vobis unum, et adducat eum
-20 Fratrem vestrum minimum ad me adducite
-34 Fratremq. vestrum minimum adducite ad me
43- 3 Non videbitis faciem meam nisi... adduxeritis
- 7 Adducite fratrem vestrum vobiscum
44-21 Dixistiq. servis tuis : Adducite eum ad me
45-13 Nuntiate patri... et adducite eum ad me
46- 4 Ego inde adducam te revertentem
-32 Omnia quæ habere potuerunt, adduxerunt secum
47-16 Adducite pecora vestra, et dabo vobis pro eis cibos
-17 Quæ cum adduxissent, dedit eis alimenta
48- 9 Adduc, inquit, eos ad me, ut benedicam illos
Levit. 4- 4 Adducet illum ad ostium tabernaculi testimonii
-14 Adducetque eum ad ostium tabernaculi
13- 2 Homo... lepræ... adducetur ad Aaron sacerdotem
- 7 Si... iterum lepra creverit, adducetur ad eum
- 9 Plaga lepræ si fuerit in homine, adducetur ad sacerd.
-19 Adducetur homo ad sacerdotem
17- 9 Ad ostium tabernaculi t. non adduxerit eam
24-11 Cumq. blasphemasset... adductus est ad Moysem
27-11 Si quis voverit, adducetur ante sacerdotem
Num. 5-15 Adducet eam ad sacerdotem, et offeret oblationem
-30 Maritusque... adduxerit eam in conspectu Domini
6-13 Adducet eum ad ostium tabernaculi fœderis
19- 2 Præcipe filiis Israël, ut adducant ad te vaccam
20- 5 Quare... adduxistis in locum istum pessimum
23-20 Ad benedicendum adductus sum
31-12 Et adduxerunt ad Moysen, et Eleazarum
Deut. 8- 2 Iter per quod adduxit te Dominus Deus tuus
28-49 Adducet Dominus super te gentem de longinquo
29- 5 Adduxit vos quadraginta annis per desertum
Josue. 23-15 Adducet super vos quidquid malorum comminatus est
24- 3 Adduxi eum in terram Chanaan; multiplicavitque
- 7 Et adduxit super vos mare, et operuit eos
Judic. 1- 6 Adduxeruntque eum in Jerusalem et ibi mortuus est
4- 7 Adducam ad te in loco torrentis Cison
16-25 Qui adductus de carcere ludebat ante eos
18- 3 Quis te huc adduxit? quid hic agis?
21-12 Adduxerunt eas ad castra in Silo, in terram Chanaan

1 *Reg.* 1-24 Et adduxit eum secum, postquam ablactaverat
Adduxit eum ad domus Domini in Silo
5-10 Adduxerunt ad nos arcam Dei Israël, ut interficiat
14-34 Adducat ad me unusquisque bovem suum
Adduxit itaque omnis populus unusquisque bovem
15-15 Et ait Saul : De Amalec adduxerunt ea
-20 Adduxi Agag regem Amalec, et Amalec interfeci
-32 Adducite ad me Agag regem Amalec
16- 8 Adduxit eum (*Abinadab*) coram Samuële
- 9 Adduxit a. Isaï Samma, de quo ait
-10 Adduxit itaque septem filios suos coram Samuële
-11 Ait Samuël ad Isaï : Mitte, et adduc eum
-12 Misit ergo, et adduxit eum (*David*).
-17 Ait Saül ad servos... Adducite eum ad me
17-32 Ad quem cum fuisset adductus, locutus est ei
20-31 Adduc eum ad me; quia filius mortis est
21-14 Ait Achis...Quare adduxistis eum ad me
27-11 Mulierem non vivificabat David, nec adducebat in Geth
30-11 Adduxerunt eum ad David
2 *Reg.* 3-13 Antequam adduxerisMichol filiam Saül
-27 Adduxit eum Joab ad medium portæ
6- 2 Adducerent arcam Dei, super quam invocatum est...
-12 Adduxit arcam Dei de domo Obededom
7-18 Quis ego sum... quia adduxisti me huc usque?
10-16 EduxitSyros... et adduxit eorum exercitum
12-31 Populum quoque ejus adducens serravit
14-10 Adduc eum ad me, et ultra non addet
-23 Et adduxit Absalom in Jerusalem
3 *Reg.* 1- 3 Abisag Sunamit.. et adduxerunt eam ad regem
-38 Adduxerunt eum, (*Salomonem*) in Gihon
2-40 Semeï... adduxit eos (*servos suos*) de Geth
3- 1 Accepit namq. filiam ejus, et adduxit in civitatem David
20-33 Dixit eis : Ite, et adducite eum ad me
-39 Cumque fugisset vir unus, adduxit eum quidam ad me
21-13 Et adductis duobus viris filiis diaboli
22- 9 Dixit ei : Festina adducere Michæam filium Jemla
4 *Reg.* 3-15 Nunc autem adducite mihi psaltem
7-14 Adduxerunt ergo duos equos, misitque rex in castra
10-24 Quos ego adduxero in manus vestras
14-13 Adduxit (*Joas*) eum (*Amasiam*) in Jerusalem
17-24 Adduxit autem rex Assyriorum de Babylone
-27 Unum de sacerdotibus, quos inde captivos adduxistis
19-25 Ex diebus antiquis plasmavi illud et nunc adduxi
22-16 Ecce, ego adducam mala super locum istum
25- 7 Vinxitq. eum catenis, et adduxit in Babylonem
1 *Par.* 5-26 Adduxit eos in Lahela, et in Habor, et Ara
13- 5 Ut adduceret arcam Dei de Cariathiarim
-13 Ob hanc causam non adduxit eam ad se
19-16 Adduxit Syrum, qui erat trans fluvium
2 *Par.* 1- 4 Arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim
-13 Adducebantur autem ei equi de Ægypto, et de Coa
5- 2 Ut adducerent arcam fœderis Domini de civitate
9-28 Adducebantur autem ei equi de Ægypto
15-11 Immolaverunt... et præda quam adduxerant
17-11 Arabes quoque adducebant pecora, arietum...
22- 9 Adductumq. ad se, occidit, et sepelierunt eum
25-12 Adduxerunt ad præruptum cujusdam petræ
-23 Amasiam regem Juda... adduxit in Jerusalem
28- 5 Prædam cepit... et adduxit in Damascum
-11 Reducite captivos, quos adduxistis de fratribus
-15 Adduxerunt Jericho civitatem palmarum
-20 Adduxitq. contra eum Thelgathphalnasar reg. Assyr.
29- 4 Adduxitq. sacerdotes atque Levitas
36-10 Misit Nabuchodonosor rex, qui adduxerunt eum
-17 Adduxit enim super eos regem Chaldæorum
1 *Esdr.* 8-17 Ut adducerent nobis ministros domus Dei nostri
-18 Adduxerunt nobis per manum Dei nostri
2 *Esdr.* 9-23 Adduxisti eos ad terram, de qua dixeras patribus
12-27 Requisierunt Levitas...ut adducerent eos in Jer...
13-18 Adduxit Deus noster super nos omne malum
Tobiæ. 2- 2 Dixit filio suo : Vade, et adduc aliquos de tribu nostra
Judith. 11-15 Ego adducam te per mediam Jerusalem
Est.. 2- 3 Adducant eas (*Virgines*) ad civitatem Susan
- 8 Multæ pulchræ virgines adducerentur Susan
Job. 12-17 Adducit consiliarios in stultum finem
14-13 Dignum ducis... adducere eum tecum in judicium
27- 2 Qui ad amaritudinem adduxit animam meam
Psal. 42- 3 Et adduxerunt in montem sanctum tuum
44-15 Adducentur regi virgines post eam
-16 Adducentur in templum regis
71-10 Reges Arabum et Saba dona adducent
124- 5 Adducet Dominus cum operantibus iniquitatem
Eccle. 3-22 Quis e. eum adducet, ut post se futura cognoscat
11- 9 Pro omnibus his adducet te Deus in judicium
12-14 Adducet Deus in judicium pro omni errato
Sap. 8- 9 Proposui e. hanc adducere mihi ad convivendum
19-11 Adducti concupiscentia postulaverunt escas
Eccli. 1-38 Ne... adducas animæ tuæ inhonorationem
4-20 Et iter adducet directum ad illum
-25 Est enim confusio adducens peccatum
Et est confusio adducens gloriam et gratiam
23-21 Et tertium adducit iram et perditionem
-34 Hæc in Ecclesiam adducetur, et in filios...
28-13 Lingua testificans adducit mortem
30-26 Ante tempus senectam adducet cogitatus
31-25 Non adduces corpori tuo infirmitatem
Isaï. 7-17 AdducetDominus super te et super populum
8- 7 Dominus adducet super eos aquas fluminis
14- 2 Adducent eos in locum suum
31- 2 Ipse autem sapiens adduxit malum
35- 4 Deus vester ultionem adducet retributionis
37-26 Plasmavi illud ; et nunc adduxi
41-25 Et adducet magistratus quasi lutum
43- 5 Ab Oriente adducam semen tuum
46-11 Locutus sum, et adducam illud
48-15 Vocavi eum : adduxi eum et directa est via ejus
56- 7 Adducam eos in montem sanctum meum
60- 9 Expectant...ut adducam filios tuos de longe
-11 Aperientur portæ... et reges earum adducantur
63-14 Sic adduxisti populum tuum, ut faceret...
66- 4 Et quæ timebant adducam eis
-20 Adducent omnes fratres... donum Domino
Jerem. 4- 6 Quia malum ego adduco ab Aquilone
5-15 Adducam super vos gentem de longinquo
6-19 Ego adducam mala super populum istum
15-14 Adducam inimicos tuos de terra quam nescis
18-22 Adduces enim super eos latronem repente
23- 8 Adduxit semen domus Israël de ter. Aquil.
24- 1 Nabuchod... adduxit eos in Babylonem
25- 9 Et adducam eos super terram istam
-13 Adducam super terram istam, omnia verba
26-23 Et adduxerunt eum ad regem Joakim
31- 8 Ecce ego adducam eos de terra Aquilonis
- 9 Adducam eos per torrentes aquarum
32-42 Sicut adduxi sup. populum omne malum
Sic adducam super eos omne bonum
35-17 Ego adducam... universam afflictionem
36-31 Adducam super eos... omne malum
37-13 Jerias Jeremiam et adduxit e. ad principes
39- 5 Sedeciam...captum adduxerunt ad Nabuch.
40- 3 Adduxit, et fecit Dominus sicut locutus est
44- 2 Malum istud quod adduxi super Jerusalem
45- 5 Adducam malum super omnem carnem
46-17 Nomen Pharaonis... Tumultum adduxit tempus
48-44 Adducam e. super Moab annum visitationis
49- 8 Perditionem Esaü adduxi super eum
-32 Ex... confin...adducam interitum super eos
-37 Adducam super eos malum, iram furoris
50- 9 Adducam in Babylonem congregationem
51-27 Adducite equum quasi bruchum aculeatum
-64 Afflictionis, quam ego adduco super eam
52- 9 Adduxerunt eum ad regem Babylonis
-11 Adduxit eum rex Babylonis in Babylonem
Thren. 1-21 Adduxisti diem consolationis
3- 2 Me minavit et adduxit in tenebras et non in lucem
Baruc. 2- 2 Ut adduceret Dominus super nos mala
- 9 Adduxit ea super nos : quia justus est
Baruc. 4- 9 Adduxit e. mihi Deus luctum magnum
-15 Adduxit enim super illos gentem
-18 Qui enim adduxit super vos mala
-29 Adduxit vobis sempiternam jucunditatem
5- 6 Adducet autem illos Dominus ad te
- 9 Adducet e. Deus Israël cum jucunditate
6-17 Sicut ad sepulcrum adductum mortuum
Ezech. 7-24 Et adducam pessimos de gentibus
8- 3 Adduxit me in Jerusalem in visione Dei
11-24 Adduxitque in Chaldæam ad transmigr.
12-13 Adducam eum in Babylonem
16-40 Adducent super te multitudinem
17-12 Adducet eos ad semetipsum in Babylonem
-20 Adducam eum in Babylonem et judicabo
19- 4 Adduxerunt eum in catenis in terram Ægypti
- 7 Civitates eorum in desertum adducere
- 9 In catenis adduxerunt eum ad reg. Bab.
20-35 Adducam vos in desertum populorum
22- 4 Adduxisti tempus annorum tuorum
23-46 Adduc ad eas multitudinem, et trade
26- 7 Ego adducam ad Tyrum Nabuchod...
-19 Adduxero super te abyssum
27-14 Et mulos adduxerunt ad forum tuum
-26 In aquis multis adduxerunt te remiges tui
28- 7 Ecce ego adducam super te alienos
29- 8 Ecce ego adducam super te gladium
30-11 Fortiss. g. adducentur ad disperd. terram
32-14 Flumina eorum quasi oleum adducam
36-12 Adducam super vos homines, pop. meum Israël
-24 Tollam... et adducam vos in terram vestram
37-21 Congreg... et adducam eos ad humum suam
38-16 Adducam te super terram meam
-17 Ut adducerem te super eos
39- 2 Et adducam te super montes Israël
40- 1 Super me manus D. et adduxit me illuc
- 4 Ut ostendantur tibi, adductus es huc
44- 4 Adduxit me per viam portæ Aquilonis
Dan. 3-13 Ut adducerentur Sidrach, Misach et Abd..
Confestim adducti sunt in conspectu regis
5-13 Quem adduxit pater meus rex de Judæa
6-16 Rex præcepit ; et adduxerunt Danielem
-24 Jubente a. rege, adducti sunt viri illi
9-14 Dominus... et adduxit eam super nos
11- 6 Qui adduxerunt eam, adolescentes ejus
Oseæ. 13-15 Adducet urentem ventum Dominus
Mich. 1-15 Hæredem adducam tibi quæ habitas
Soph. 3-20 In tempore illo, quo adducam vos
Zach. 3- 8 Ego adducam servum meum Orientem
8- 8 Adducam eos et habitabunt in med. Jeru...
10-10 Ad terram Galaad et Libani adducam eos
1 *Mac.* 2-67 Adducetis ad vos omnes factores legis
5-23 Adduxit in Judæam cum lætitia magna
6-15 Ut adduceret Antiochum filium suum
7- 2 Comprehendit... ut adducerent eos ad eum
9-26 Adducebant eos ad Bacchidem..et illudebat
-58 Adducamus Bacchidem, et comprehendet
14- 2 Misit... ut... et adduceret eum ad se
2 *Mac.* 8-34 Ad Judæorum venditionem adduxerat
Matth. 21- 2 Solvite, et adducite mihi (*pullum*)
- 7 Et adduxerunt asinam, et pullum
27- 2 Et vinctum adduxerunt eum et tradid.
Marc. 7-32 Et adduxerunt ei surdum et mutum
8-22 Et adduxerunt ei cæcum, et rogabant...
11- 2 Solvite illum et adducite
14-53 Adduxerunt Jesum ad summum sacerd.
Lucæ 9-41 Adduc huc filium tuum
15-23 Et adducite vitulum saginatum
18-40 Jesus jussit illum adduci ad se
19-27 Adducite huc, et interficite ante me
-30 Solvite illum, et adducite
Joan. 1-42 Adduxit eum ad Jesum
7-45 Quare non adduxistis illum ?
8- 3 Adducunt a. Scribæ et Pharisæi mulierem
9-13 Adducunt eum ad Pharis. qui cæcus fuerat
10-16 Illas oportet me adducere, vocem meam audient
18-13 Et adduxerunt eum ad Annam primum
-28 Adducunt ergo Jesum a Caïpha in præt.
19- 4 Ecce adduco vobis eum foras, ut cogn...
-13 Pilatus autem.... adduxit foras Jesum
Act. 5-21 Et miserunt ad carcerem, ut adducerentur
-26 Magistratus... adduxit illos sine vi
-27 Cum adduxissent illos, statuerunt
6-12 Rapuerunt eum, et adduxerunt in concilium
18-12 Paulum et adduxerunt eum ad tribunal
19-37 Adduxistis enim homines istos
20-12 Adduxerunt autem puerum viventem
21-16 Adducentes secum apud quem hospita...
22- 5 Adducerem inde vinctos in Jerusalem
25- 6 (Festus) jussit Paulum adduci
-17 Sedens pro tribunali, jussi adduci virum

Act. 25-23 Jubente Festo, adductus est Paulus
Rom. 2-4 Benig. Dei ad pœnitentiam te adducit
10-19 Ad æmulationem vos adducam (*ait Moyses*)
1 Cor. 7-18 Non adducat præputium
1 Thess. 4-13 Qui dormierunt per Jesum, adducet cum eo
2 Tim. 4-11 Marcum assume et adduc tecum
Hebr. 2-10 Multos filios in gloriam adduxerat
7-19 Nihil enim ad perfectum adduxit lex

ADDUS.

Urbs de tribu Ephraim, in qua Tryphon detinebat Jonathan fratrem Simonis Machabæi.

1 Mac. 13-13 Simon a. applicuit in Addus contra faciem campi

ADEO, IRE.

Sap. 8-21 Adii Dominum et deprecatus sum illum
14- 4 Etiamsi sine arte aliquis adeat mare
1 Mac. 8-32 Si ergo iterum adierint nos
2 Mac. 4- 8 Adito rege promittens ei argenti talenta
-36 Adierunt Judæi apud Antiochiam
-46 Refrigerandi gratia regem adiit
11-29 Adiit nos Menelaüs, dicens velle vos
Lucæ. 7-19 Non poterant adire eum præ turba
Act. 24- 1 Qui adierunt præsidem adversus Paulum
25- 2 Adieruntque eum principes sacerdotum
-15 Cum essem Jerosolymis, adierunt me princ.
Hebr. 4-16 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ

ADEODATUS. *Filius Jare. Ipse est qui Gigantem occidit nomine Goliath, fratrem Goliath quem interfecit David.*

2 Reg. 21-19 Percussit Adeodatus... Goliath Gethæum
1 Par. 20- 5 Percussit Adeodatus.... fratrem Goliath Gethæi

ADEPS.

Gen. 4- 4 Abel q. obtulit... de adipibus eorum
Exod. 23-18 Nec remanebit adeps solemnitatis meæ
29-13 Sumes et adipem totum qui operit intestina
-22 Tolles adipem de ariete, et caudam
Levit. 3- 3 Offerent... adipem qui operit vitalia
- 4 Duos renes cum adipe quo teguntur ilia
- 9 Offerent... adipem et caudam totam
-10 Renunculum cum adipe qui est juxta ilia
-14 Tollentq... adipem qui operit ventrem
-16 Omnis adeps, Domini erit
-17 Nec sanguinem nec adipem omn. comedetis
4- 8 Adipem vituli auferet pro peccato
- 9 Et adipem jecoris cum renunculis
-19 Omnemq. ejus adipem tollet, et adolebit
-26 Adipem vero adolebit supra
-35 Omnem quoque adipem auferens, sicut Auferri solet adeps arietis qui immolatur
6-12 Desuper adolebit adipes pacificorum
7- 3 Offerent ex ea caudam et adipem
-23 Adipem ovis et bovis et capræ non comed.
-24 Adipem cadaveris morticini
-25 Si quis adipem... comederit, peribit
-30 Tenebit manibus adipem hostiæ et pect...
-31 Qui adolebit adipem super altare
-33 Qui obtulerit sanguinem et adipem
8-16 Adipem vero qui erat super vitalia
-20 Caput e. et artus et adipem adolevit igni
-25 Adipem vero, et caudam omnemq. ping. Duos renes cum adipibus suis et armo
-26 Posuit super adipes, et armum dextrum
9-10 Adipemq. et renunculos ac reticulum jec.
-19 Adipem a. bovis et caudam arietis Renunculosq. cum adipibus suis et reticulum
-20 Cumq. cremati essent adipes super altare
-24 Ign... dev... et adipes qui erant sup. altare
10-15 Adipes qui cremantur... elevaverunt
16-25 Adipem qui oblatus est pro pec. adolebit
17- 6 Adolebit adipem in odorem suavitatis
Num. 18-17 Adipes adolebis in suavissimum odorem
Deut. 32-14 Lac de ovibus cum adipe agnorum
-38 De quorum victimis comedebant adipes
Judic. 3-22 Ac pinguissimo adipe stringeretur
1 Reg. 2-15 Antequam adolerent adipem, veniebat puer
-16 Incendatur prim. juxta morem hodie adeps
15-22 Auscultare mag. q. offerre adipem arietum
2 Reg. 1-22 Ab adipe fortium, sagitta Jonathæ
3 Reg. 8-64 Fecit quippe... et adipem pacificorum
2 Par. 7- 7 Obtulerat enim ibi... adipes pacificorum
29-35 Fuerunt ergo... adipes pacificorum
35-14 In oblatione... adipum usque ad noctem
Job. 21-24 Viscera ejus plena sunt adipe
Psal. 16-10 Adipem suum concluserunt
62- 6 Sicut adipe et ping. repleatur anima mea
72- 7 Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum
80-17 Et cibavit eos ex adipe frumenti
Psal. 147-14 Et adipe frumenti satiat te
Eccli. 47- 2 Quasi adeps separatus a carne, sic David...
Isai. 1-11 Adipem pinguium, et sanguinem... nolui
34- 6 Gladius Domini... incrassatus est adipe
- 7 Inebriabitur... humus eorum adipe pinguium
43-24 Adipe victimarum tuarum non inebriasti me
Jerem. 7-18 Et mulieres conspergunt adipem
Ezech. 39-19 Comedetis adipem in saturitatem
44- 7 Offertis panes meos et adipem et sang.
-15 Stabunt... ut offerant mihi adipem et sang.
Dan. 14-26 Tulit ergo Daniel picem et adipem et pilos

ADITUS.

Judith. 10-13 Ostendam illi quo aditu possit obtinere eos
2 Mac. 1-16 Apertoque occulto aditu templi, mitt. lapid.

ADHÆREO.

Gen. 2-24 Adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una
34- 8 Sichem filii mei adhæsit anima filiæ vestræ
Levit. 1- 8 Caput vid. et cuncta quæ adhærent jecori
-12 Divident... omnia quæ adhærent jecori
15- 3 Per singula momenta adhæserit carni ejus
Deut. 4- 4 Vos a. qui adhæretis Dom. Deo vestro
10-20 Ipsi adhærebis, jurabisque in nomine illius
11-22 Ambuletis in omn. viis ejus, adhærentes ei
13- 4 Ipsi servietis, et ipsi adhærebitis
-17 Non adhærebit de illo anathemate quidquam
28-60 Afflictiones Ægypti... adhærebunt tibi
30-20 Illi adhæreas; ipse enim est vita tua
Josue. 22- 5 Observetis mandata illius, adhæreatisque ei
23- 8 Adhæreatis Domino Deo vestro
-12 Si vol. gent. harum... erroribus adhærere
Judic. 16-16 Per multos dies jugiter adhæreret
Ruth. 1-14 Ruth adhæsit socrui suæ
2 Reg. 18- 9 Adhæsit caput ejus (*Absalom*) quercui
20- 2 Viri autem Juda adhæserunt regi suo
4 Reg. 3- 3 Adhæsit, nec recessit ab eis
5-27 Lepra Naaman adhærebit tibi et semini tuo
18- 6 Adhæsit Domino et non recessit a vestigiis
Job. 19-20 Pelli meæ, cons. carn. adhæsit os meum
29-10 Lingua eorum gutturi suo adhærebat
31- 7 Si manibus meis adhæsit macula
41- 8 Una alteri adhærebit... neq. separabuntur
Psal. 21-16 Lingua mea adhæsit faucibus meis
24-21 Innocentes et recti adhæserunt mihi
62- 9 Adhæsit anima mea post te
72-28 Mihi autem adhærere Deo bonum est
93-20 Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis
100- 3 Non adhæsit mihi cor pravum
101- 6 A voce gemitus mei adhæsit os meum carni meæ
118-25 Adhæsit pavimento anima mea
-31 Adhæsi testimoniis tuis, Domine
136- 6 Adhæreat lingua mea faucibus meis
Isai. 2- 6 Pueris alienis adhæserunt
14- 1 Adjungetur adv... et adhærebit domui Jacob
56- 3 Non dicat filius advenæ, qui adhæret Domino
- 6 Et filios advenæ, qui adhærent Domino
Jerem. 13-11 Sicut e. adhæret lumbare ad lumbos viri
42-16 Fames... adhærebit vobis in Ægypto
Thren. 4- 4 Adhæsit lingua lactentis ad palatum
- 8 Adhæsit cutis eorum ossibus: aruit
Baruc. 1-20 Adhæserunt nobis multa mala
Ezech. 3-26 Linguam tuam adhærere faciam palato tuo
29- 4 Universi pisces tui squamis tuis adhærebunt
Dan. 2-43 Non adhærebunt sibi, sicuti ferrum...
Matth. 19- 5 Adhærebit uxori suæ et erunt duo in carne una
Marc. 10- 7 Propter hoc... adhærebit ad uxorem suam
Luc. 10-11 Pulverem, qui adhæsit nobis de civitate
15-15 Adhæsit uni civium regionis illius
16-13 Aut uni adhærebit et alterum contemnet
Act. 8-13 Cum baptizatus esset, adhærebat Philippo
17-34 Quidam v. viri adhærentes ei, crediderunt
Rom. 12- 9 Odientes malum, adhærentes bono
1 Cor. 6-16 Qui adhæret meretrici, un. corp. efficitur
-17 Qui a. adhæret Domino, unus spiritus est
Ephes. 5-31 Propter hoc... adhærebit uxori suæ

ADHIBEO.

3 Reg. 12- 8 Adhibuit adolescentes, qui nutriti...
2 Par. 28-15 Cumque... adhibuissent eis curam
Eccli. 18-20 Ante languorem adhibe medicinam
Isai. 8- 2 Adhibui mihi testes fideles, Uriam... et Zach...
Jerem. 32-10 Scripsi in libro... et adhibui testes
-25 Eme agrum argento, et adhibe testes
-44 Agri ementur... et testis adhibebitur
2 Mac. 6-13 Statim ultiones adhibere, magni beneficii...
11-23 Et rebus suis adhibere diligentiam
Matth. 18-16 Adhibe tecum adhuc unum, vel duos

ADHORTOR.

Exod. 32-18 Non est clamor adhortantium ad pugnam
1 Mac. 13- 3 Et adhortans dixit: Vos scitis quanta
2 Mac. 11- 7 Sumptis armis, cæteros adhortatus est simul
Hebr. 3-13 Adhortamini vosmetipsos per sing. dies

ADHUC.

Gen. 4-25 Cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam
7- 4 Adhuc e., et... ego pluam super terram
18-22 Abraham vero adhuc stabat coram Domino
25- 6 Separavit eos ab Isaac,... dum adhuc ipse viveret
29- 7 Dixitq. Jacob: Adhuc mult. diei superest
- 9 Adhuc loquebantur, et ecce Rachel ven...
37- 2 Pascebat gregem cum fratrib... adhuc puer
40-12 Tres propagines, tres adhuc dies sunt
-18 Tria canistra, tres adhuc dies sunt
43-27 Pater vester senex... adhuc vivit?
-28 Pater noster adhuc vivit
45- 3 Ego sum Joseph: adhuc pater meus vivit?
- 6 Et adhuc quinque anni restant
-11 Adhuc e. quinque anni residui sunt famis
-28 Sufficit mihi, si adhuc Joseph fil. m. vivit
Exod. 4-18 Vadam... ut videam si adhuc vivant.
9- 2 Quod si adhuc renuis, et retines eos
-17 Adhuc retines populum meum?
11- 1 Adhuc una plaga tangam Pharaonem
17- 4 Adhuc paululum, et lapidabit me
Levit. 2-14 Si a. obtuleris... de spicis adhuc virentibus
18-18 Nec revelabis turpitudinem e. adhuc illa vivente
Num. 11-33 Adhuc carnes erant in dentibus eorum
30- 4 Mulier si... in ætate adhuc puellari
-17 Filiam, quæ in puellari adhuc ætate est
Deut. 31-27 Adhuc vivente me et ingrediente vobiscum
Josue. 23- 4 Multæque adhuc supersunt nationes
Judic. 6-24 Cumque adhuc esset in Ephra, quæ. f. Ezri
-39 Ne irascatur... si adhuc semel tentavero
7- 4 Adhuc populus multus est, duc eos ad aquas
8-20 Timebat enim, quia adhuc puer erat
15- 5 Adhuc stantes in stipula, concrematæ sunt
- 7 Adhuc ex vobis expetam ultionem
16- 7 Si... funibus... adhuc humentibus, ligatus fuero
-18 Ascendite adhuc semel, quia nunc mihi aperuit
1 Reg. 1-24 Puer autem erat adhuc infantulus
3- 8 Vocavit adhuc Samuelem tertio
13- 7 Cumque adhuc esset Saül in Galgala
16-11 Adhuc reliquus est parvulus et pascit oves
17-23 Cumque adhuc ille loqueretur eis
2 Reg. 1- 9 Et adhuc tota anima mea in me est
3-35 Clara adhuc die juravit David
-39 Ego autem adhuc delicatus et unctus rex
5-13 Accepit e. David adhuc concubinas
-22 Addiderunt adhuc Philisthiim ut ascend...
7-20 Quid ergo addere poterit adhuc David
12-18 Ecce cum parvulus adhuc viveret
13-30 Cumque adhuc pergerent in itinere
18-14 Cumq. adhuc palpitaret hærens in quercu
-18 Absalom erex. sibi, cum adhuc viveret
3 Reg. 1-14 Adhuc ibi te loquente cum rege, ego veniam
-22 Adhuc illa loquente cum rege, Nathan...
-42 Adhuc illo loquente, Jonathas filius... venit
12- 2 Cum adhuc esset in Ægypto profugus
- 6 Salomone patre ejus, cum adhuc viveret
20-32 Et ille ait: Si adhuc vivit, frater meus est
22-44 Adhuc enim populus sacrificabat
4 Reg. 4- 6 Dixit...: Affer mihi adhuc vas.
6-33 Adhuc illo loquente eis, apparuit nuntius
9-22 Adhuc fornicationes Jezabel... vigent
13- 3 Adhuc enim populus immolabat
14- 4 Adhuc e. populus immolabat... in excelsis
15- 4 Adhuc populus sacrificabat... in excelsis
-35 Adhuc populus... adolebat incensum in exc.
1 Par. 11- 2 Cum adhuc regnaret Saül, tu... educebas et introducebas Israël
12- 1 Cum adhuc fugeret Saül filium Cis
-29 Magna e. pars e. adhuc sequebatur domum Saül
29- 1 Salomonem... elegit Deus, adhuc puerum
2 Par. 5-11 Nec adhuc in illo tempore vices...(*erant*)
10- 6 Coram patre e. Salomone, dum adhuc viveret
20-33 Adhuc populus non direxerat cor suum
27- 2 Et adhuc populus delinquebat (*in idolis*)
33-17 Adhuc populus immolabat in excelsis
34- 3 Cum adhuc puer esset (*Josias*) cœpit...
2 Esdr. 7- 3 Cumq. adhuc assisterent, clausæ portæ sunt
Tobiæ. 4-21 Dum adhuc infantulus esses, (*dedi*) Gabelo
5- 4 Sed perge... ut, dum adhuc vivo, recipias eam
Esth 6-14 Adhuc illis loquentibus, venerunt eunuchi

Job. 1-16 Cumq. adhuc loqueretur, venit alter
-17 Sed et illo adhuc loquente, venit alius
-18 Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intravit
2- 3 Adhuc retinens innocentiam (*Job*)
- 9 Adhuc tu permanes in simplicitate tua
8-12 Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu
36- 2 Adhuc enim habeo quod pro Deo loquar
Psal. 36-10 Adhuc pusillum, et non erit peccator
41-12 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
42- 5 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
48-10 Et vivet adhuc in finem
76- 8 Non apponet ut complacitior sit adhuc?
77-32 In omnibus his peccaverunt adhuc
91-15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberis
138-18 Exurrexi, et adhuc sum tecum.
140- 5 Adhuc et oratio mea in beneplacitis
Prov. 8-26 Adhuc terram non fecerat, et flumina
Eccle. 7-29 Quam adhuc quærit anima mea
8-10 Cum adhuc viverent, in loco sancto erant
Sap. 13- 6 Adhuc in his minor est querela.
19- 3 Adhuc e. inter manus habentes luctum
-10 Memores enim erant adhuc eorum
Eccli. 24-29 Qui edunt me, adhuc esurient
Et qui bibunt me adhuc sitient.
-46 Adhuc doctrinam quasi prophetiam effundam
33-21 Dum adhuc speres et aspiras, non imm.
39-16 Adhuc consiliabor, ut enarrem
41- 2 Et adhuc valenti accipere cibum?
43-32 Supervalebit enim adhuc, et adm. magnif.
51-18 Cum adhuc junior essem, priusq. oberrarem
-32 Quid adhuc retardatis? et quid dicitis
Isai. 5-25 Sed adhuc manus ejus extenta
6-13 Et adhuc in ea decimatio, et convertetur
7- 8 Et adhuc sexaginta et quinque anni
8- 5 Adjecit Dominus loqui ad me adhuc
9-12 Adhuc manus ejus extenta.
17 *Idem.* - 21 *Idem.*
10- 4 Sed adhuc manus ejus extenta
-25 Adhuc enim paulum modicumque
-32 Adhuc dies est, ut in Nobe stetur
14- 1 Miserebitur... et eliget adhuc de Israël
21-16 Adhuc in uno anno, quasi... mercenarii
29- 8 Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est
-17 Nonne adhuc in modico et in brevi...
38-12 Dum adhuc ordirer, succidit me
49-20 Adhuc dicent in auribus tuis filii steril.
56- 8 Adhuc congregabo ad eum congregatos
65-24 Illis adhuc loquentibus, ego audiam
Jerem. 2- 9 Adhuc judicio contendam vobiscum
13-27 Non mundaberis post me? usquequo adhuc?
15- 9 Occidit ei sol, cum adhuc esset dies
28- 3 Adhuc duo anni dierum, et ego referti
31- 4 Adhuc ornaberis tympanis tuis
- 5 Adhuc plantabis vineas in montibus
-20 Ex quo locutus... adhuc recordabor ejus
-23 Adhuc dicent verbum istud in terra Juda
32-15 Adhuc possidebuntur domus et agri
33- 1 Cum adhuc clausus esset in atrio
-10 Adhuc audietur in loco isto... (*desert.*)...
-12 Adhuc erit in loco isto deserto absq. hom.
-13 Adhuc transibunt greges ad manum
41- 4 Postq. occid. Godoliam, nullo adhuc sciente
51-33 Adhuc modicum et veniet tempus
Thren. 4-17 Cum adhuc subsisteremus, defecerunt
Baruc. 6-40 Adhuc enim ipsis Chaldæis non hon...
Ezech. 7-13 Qui vendit... adhuc in viventibus vita e.
8-13 Adhuc conversus videbis abominationes
20-27 Adhuc et in hoc blasphemaverunt me
36-37 Adhuc in hoc invenient me domus Israël
Dan. 4-28 Cumq. sermo adhuc esset in ore regis
9-20 Cumque adhuc loquerer, et orarem
-21 Adhuc me loquente in oratione, ecce vir
10-14 Quoniam adhuc visio in dies.
11- 2 Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside
-27 Quia adhuc finis in aliud tempus
-35 Quia aliud tempus erit.
Oseæ 1- 4 Adhuc modicum et visitabo sanguinem
- 6 Et concepit adhuc et peperit filiam
3- 1 Adhuc vade, et dilige mulierem dilect...
12- 9 Adhuc sedere te faciam in tabernaculis
Amos. 4- 7 Cum adhuc tres menses superessent
6-10 Numquid adhuc est penes te?
Jonæ. 3- 4 Adhuc quadraginta dies et Ninive subv.
4- 2 Cum adhuc essem in terra mea
Mich. 1-15 Adhuc hæredem adducam tibi
6-10 Adhuc ignis in domo impii
Habac. 2- 3 Adhuc visus procul, et apparebit
Aggæi. 2- 7 Adhuc unum modicum est, et ego comm...
-20 Adhuc vinea et ficus... non floruit?
Zach. 1-17 Adhuc clama, dicens: Hæc dicit Dominus exercituum.
Adhuc affluent civitates meæ bonis, et consolabitur adhuc Dominus Sion, et eliget adhuc Jerusalem.
Zach. 2-12 Possidebit... et eliget adhuc Jerusalem
7- 7 Cum adhuc Jerusalem habitaretur et esset...
8- 4 Adhuc habitabunt senes et anus in plateis J.
11-15 Adhuc sume tibi vasa pastoris stulti
1 Mac. 1- 7 Divisit illis regnum suum dum adhuc viveret
2-13 Quo ergo nobis adhuc vivere?
-33 Resistitis et nunc adhuc? exite
4- 4 Adhuc enim dispersus erat exercitus a castris
-19 Et adhuc loquente Juda hæc, ecce app...
5-14 Adhuc epistolæ legebantur, et ecce alii nuntii...
6-55 Rex Antiochus, cum adhuc viveret
10-27 Perseverate adhuc conservare ad nos fidem
-88 Alexander... addidit adhuc glorificare Jonathan
2 Mac. 3- 1 Leges etiam adhuc optime custodirentur
-37 Quis esset aptus adhuc semel Jer. mitti
7- 5 Jussit...adhuc spirantem torreri in sartagine
-24 Cum adhuc adolescentior superesset
-30 Cum hæc illa adhuc diceret, ait adolescens
8-17 Adhuc etiam veterum instituta convulsa
14-45 Cum adhuc spiraret, accensus animo,
Matth. 12-46 Adhuc eo loquente ad turbas, ecce mater
15-16 At ille dixit: Adhuc et vos sine intellectu estis?
17- 5 Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida
18-16 Adhibe tecum adhuc unum, vel duos
19-20 Omnia hæc custodivi... quid adhuc mihi deest?
26-47 Adhuc eo loquente, ecce Judas unus de duodecim
-65 Blasphemavit: Quid adhuc egemus testibus?
27-63 Quia seductor ille dixit adhuc vivens:
Marc. 5-35 Adhuc eo loquente, veniunt ab archisyn...
8-17 Adhuc cæcatum habetis cor vestrum?
11- 2 Super quem nemo adhuc hominum sedit
12- 6 Adhuc e. unum habens filium charissimum
14-43 Adhuc eo loquente, venit Judas Iscariotes
-63 Ait: Quid adhuc desideramus testes?
Lucæ. 1-15 Spiritu s. replebitur adhuc ex utero matris s.
8-49 Adhuc eo loquente, venit quidam ad princ.
14-22 Factum est ut imperasti, et adhuc locus est
-26 Si... non odit... adhuc autem et animam
-32 Alioquin adhuc illo longe agente
15-20 Cum a. adhuc longe esset, vidit illum pater
18-22 Jesus ait ei: Adhuc unum tibi deest
22-37 Adhuc hoc quod scriptum est, oportet impleri
-47 Adhuc eo loquente, ecce turba: et.. Judas
-60 Continuo adhuc illo loquente cantavit gallus
-71 Quid adhuc desideramus testimonium?
24- 6 Nonne est hic...?... cum adhuc in Galilæa esset
-41 Adhuc autem illis non credentibus... dixit
-44 Locutus sum ad vos, cum adhuc essem vobiscum
Joan. 2-10 Tu a. servasti bonum vinum usque adhuc.
4-35 Adhuc quatuor menses sunt et messis venit
7-33 Adhuc modicum tempus vobiscum sum
11-30 Erat adhuc in illo loco, ubi oc. ei Martha
12-35 Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate
13-33 Filioli, adhuc modicum vobiscum sum
14-19 Adhuc modicum, et mundus me jam non videt
16-12 Adhuc multa habeo vobis dicere
20- 1 Magdal. venit mane, cum adhuc tenebræ essent
Act. 9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum
10-44 Adhuc loquente Petro verba hæc
18-18 Paulus vero cum adhuc sustinuisset dies multos
Rom. 1-13 Et prohibitus sum usque adhuc
3- 7 Quid adhuc et ego tanquam peccator judicor?
5- 6 Ut quid enim Christus, cum adhuc infirmi essemus
- 8 Cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus
6- 2 Quomodo adhuc vivemus in illo
8-22 Omnis creatura... parturit usque adhuc
9-19 Dicis itaque mihi: Quid adhuc queritur?
15-22 Venire ad vos.. prohibitus sum usque adhuc
1 Cor. 3- 2 Lac vobis.... dedi.... adhuc enim carnales estis
4-13 Omnium peripsema usque adhuc
12-31 Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro
15- 6 Ex quibus multi manent usque adhuc
-17 Vana est fides vestra, adhuc e. estis in peccatis
2 Cor. 1-10 In quem speramus quoniam et adhuc eripiet
Galat. 1-10 Si adhuc hominibus placerem, Christi... non essem
Galat. 5-11 Ego a... circumcisionem adhuc prædico
Quid adhuc persecutionem patior?
Coloss. 2-20 Quid adhuc tanquam viventes in mundo
2 Thess. 2- 5 Cum adhuc essem apud vos, hæc dicebam vobis
1 Tim. 5-23 Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere
Hebr. 7-10 Adhuc enim in lumbis patris erat
-11 Quid adhuc necessarium fuit
-15 Et amplius adhuc manifestum est
9- 8 Adhuc priore tabernaculo habente statum
10-37 Adhuc enim modicum aliquantulum
11- 4 Et per illam defunctus adhuc loquitur
- 7 De iis quæ adhuc non videbantur
-32 Et quid adhuc dicam?
12-26 Nunc a. repromittit, dicens: Adhuc semel
-27 Quod autem, Adhuc semel, dicit; declarat.
1 Joan. 2- 9 Qui dicit se in luce esse...... in tenebris est usque adhuc
Apoc. 6-11 Dictum est illis ut requiescerent adhuc tempus
9-12 Ecce veniunt adhuc duo væ post hæc
18-23 Vox sponsi et sponsæ non audietur adhuc in te
22-11 Qui nocet, noceat adhuc: Et qui in sordibus est, sordescat adhuc; et qui justus est, justificetur adhuc; et sanctus, sanctificetur adhuc.

ADIADA.

Castellum in tribu Dan, quod construxit et muravit Simon Machabæus.

1 Mac. 12-38 Simon ædificavit Adiada in Sephela,

ADIAS, *vel* ADAIAS.

Anno mundi 3594, ante J.-Ch. 460. Filius Bani. Post reditum e Babylonia, uxorem dimisit quam duxerat in captivitate, quia ista non erat de gente Judæorum.

1 Esdr. 10-39 Et Selmias, et Nathan, et Adias,

ADIEL I.

Filius Aziel, de tribu Simeon. Unus fuit ex iis qui principes nominati sunt in cognationibus suis.

1 Par. 4-36 Asaja, et Adiel, et Irmiel, et Banaïa.

ADIEL II.

Pater Mahasai et filius Jezra, de tribu Benjamin. Idem in Esdræ lib. II *vocatur Azreel, filius Ahasi.*

1 Par. 9-12 Mahasaï filius Adiel, filii Jezra, filii Mosallam

ADIEL III.

Pater Azmoth, qui fuit constitutus super thesauros Salomonis.

1 Par. 27-25 Super thesauros fuit Azmoth filius Adiel

ADIMPLEO.

3 Reg. 11- 6 Salomon.. non adimplevit ut sequeretur D.
Judit. 13-18 In me... adimplevit misericordiam suam
Psal. 15-11 Adimplebis me lætitia cum vultu tuo
16-14 De absconditis tuis adimpletus est venter e.
Eccli. 1-35 Mansuetudo, et adimplebit thesauros illius
10-15 Qui tenuerit illam, et adimplebitur maledictis
15- 5 Adimplebit illum spiritu sapientiæ et intel.
18-11 Adimplevit propitiationem suam in illis
24-36 Qui adimplet quasi Euphrates sensum
50- 3 Quasi mare adimpleti sunt supra modum
Jerem. 31-14 Populus meus bonis meis adimplebitur
Oseæ. 13- 6 Juxta pascua adimpleti sunt et saturati
Habac. 2- 5 Et ipse quasi mors et non adimplebitur
Matth. 1-22 Ut adimpleretur quod dictum est a Domino
2-15 Ut adimpleretur quod dictum est a Domino
-17 Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam
4-14 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
5-17 Non veni solvere, sed adimplere.
8-17 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
12-17 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
13-14 Ut adimpleretur in eis prophetia Isaïæ
21- 4 Ut adimpleretur quod dictum est per Prophetam
26-56 Ut adimplerentur scripturæ Prophetarum
Joan. 13-18 Sed ut adimpleatur Scriptura
15-25 Ut adimpleatur sermo, qui in lege e. script.
Act. 13-33 Quoniam Deus adimplevit filiis nostris
Galat. 6- 2 Et sic adimplebitis legem Christi
Ephes. 1-23 Qui omnia in omnibus adimpletur
Colos. 1-24 Adimpleo ea quæ desunt passionum Christi
2 Petr. 1- 2 Gratia vobis et pax adimpleatur in cogn...
Judæ. - 2 Misericordia vobis, et pax et charitas adimpleatur

ADIN.

Unus e principibus populi qui juraverunt ambulare in lege Dei et observare præcepta.

1 *Esdr.* 2-15 Filii Adin quadringenti quinquaginta quatuor
2 *Esdr.* 7-20 Filii Adin sexcenti quinquaginta quinque
10-16 Adonia, Begoaï, Adin,

ADINA. *Filius Siza, de tribu Ruben.*

1 *Par.* 11-42 Adina filius Siza Rubenites, princeps Rubenitarum

ADINCRESCO.

Eccli. 23- 3 Ne adincrescant ignorantiæ meæ

ADINVENIO.

Exod. 35-33 Quidquid fabre adinveniri potest.
2 *Par.* 2-14 Qui scit cælare... et adinvenire prudenter
Baruc. 3-32 Qui scit universa... adinvenit eam, prudentia
-37 Hic adinvenit omnem viam disciplinæ

ADINVENTIO.

Deut. 28-20 Perdat... propter adinventiones tuas pessimas
Judic. 2-19 Non dimiserunt adinventiones suas, et viam
1 *Par.* 16- 8 Notas facite in populis adinventiones ejus
Job. 20-18 Juxta multitudinem adinventionum suarum
Psal. 27- 4 Da illis... secundum nequitiam adinventionum
76-13 In adinventionibus tuis exercebor.
80-13 Ibunt in adinventionibus suis.
98- 8 Ulciscens in omnes adinventiones eorum
105-29 Irritaverunt eum in adinventionibus suis
-39 Fornicati sunt in adinventionibus suis
Sap. 14-12 Adinventio illorum corruptio vitæ est;
Eccli. 40- 2 Adinventio expectationis, et dies finitionis
Isaï. 3- 8 Adinventiones eorum contra Dominum
-10 Fructum adinventionum suarum comedet
12- 4 Notas facite in populis adinventiones ejus
Jerem. 17-10 Do unicuique... juxta fructum adinventionum suarum
32-19 Reddas unic... secundum fructum adinventionum
Ezech. 14-22 Videbitis viam e. et adinventiones eorum
24-14 Juxta adinventiones tuas judicabo te
36-19 Juxta... adinventiones eorum judicavi eos
Oseæ. 7- 2 Circumdederunt eos adinventiones suæ
9-15 Propter malitiam adinventionum eorum
12- 2 Juxta adinventiones ejus reddet ei
Mich. 3- 4 Nequiter egerunt in adinventionibus suis
Soph. 3-11 Non confunderis super c. adinventionibus tuis
Zach. 1- 6 Secundum adinventiones nostras fecit nobis

ADIPISCOR.

Eccli. 44- 7 In generat. gentis... gloriam adepti sunt
46- 3 Quam gloriam adeptus est in tollendo manus
49-19 Seth et Sem apud homines gloriam adepti sunt
50- 5 Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis
Hebr. 6-15 Adeptus est repromissionem
11-33 Qui...vicerunt...adepti sunt repromissiones
Jacob. 4- 2 Zelatis, et non potestis adipisci

ADITHAIM.

Urbs de tribu Juda, juxta confinia Ruben.

Josue. 15-36 Saraïm et Adithaïm et Gedera et...

ADJACEO.

Deut. 2-37 Cunctis quæ adjacent torrenti Jeboc
2 *Mac.* 12-16 Ita ut adjacens stagnum stadiorum duorum
Rom. 7-18 Nam velle, adjacet mihi
-21 Volenti mihi..quoniam mihi malum adjacet

ADJICIO.

Gen. 24-19 Adjecit : Quin et camelis tuis hauriam aquam
1 *Reg.* 3- 6 Adjecit Dominus rursum vocare Samuëlem
- 8 Adjecit Dominus et vocavit adhuc Samuëlem
2 *Reg.* 12- 8 Si parva sunt ista, adjiciam t. multo majora.
2 *Par.* 28-13 Quare vultis adjicere super peccata nostra
Job. 39-31 Adjecit Dominus et locutus est ad Job
Psal. 40- 9 Numquid qui dormit non adjiciet ut resurgat?
60- 7 Dies super dies regis adjicies :
113-14 Adjiciat Dominus super vos... et super filios
Eccli. 3-29 Et peccator adjiciet ad peccandum
5- 5 Neque adjicias peccatum super peccatum
11- 8 In medio sermonum ne adjicias loqui
12-11 Adjice animum tuum et custodi te ab illo
15-15 Adjecit mandata et præcepta sua
18- 4 Quis adjiciet enarrare misericordiam (*Dei*)?
- 5 Non est minuere, neque adjicere
21- 1 Fili, peccasti? non adjicias iterum :
-18 Verbum sapiens... ad se adjiciet
37-34 Qui autem abstinens est, adjiciet vitam.
42-21 Qui est ante sæculum...neque adjectum est,
Isaï. 7-10 Et adjecit Dominus loqui ad Achaz dicens
8- 5 Et adjecit Dominus loqui ad me adhuc, dicens
10-20 Non adjiciet residuum Israël
11-11 Adjiciet Dominus secundo manum suam
23-12 Non adjicies ultra ut glorieris
24-20 Corruet et non adjiciet ut resurgat
38- 5 Ecce ego adjiciam super dies tuos
51-22 Non adjicies ut bibas illum ultra
52- 1 Non adjiciet ultra ut pertranseat per te
Amos. 5- 1 Domus Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat
7- 8 Non adjiciam ultra superinducere eum
-13 In Bethel non adjicies ultra ut prophetes
8- 2 Non adjiciam ultra ut pertranseam eum
Nahum. 1-15 Non adjiciet ultra ut pertranseat in te Belial
Soph. 3-11 Non adjicies exaltari amplius in monte sanct.
Matth. 6-27 Quis... potest adjicere ad staturam suam
-33 Quærite... et hæc omnia adjicientur vobis
Marc. 4-24 In qua mensura mensi f... adjicietur vobis
Luc. 3-20 Adjecit et hoc super omnia et inclusit Joan.
12-25 Quis..cogitando potest adjicere ad staturam
-31 Quærite... et hæc omnia adjicientur vobis
19-11 Illis audientibus, adjiciens dixit parabolam
Act. 24- 9 Adjecerunt a. et Judæi, dicentes hæc ita se habere

ADJUDICO.

Levit. 13-22 Siquidem creverit, adjudicabit eum lepræ.
Deut. 21-22 Adjudicatus morti appensus... patibulo
Luc. 23-24 Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum

ADJUNGO.

Deut. 28-21 Adjungat tibi Dominus pestilentiam
Judith. 16-26 Erat etiam virtuti castitas adjuncta
Isaï. 14- 1 Adjungetur advena ad eos et adhærebit
54-15 Advena quondam tuus adjungetur tibi
Ezech. 37-17 Adjunge illa, unum ad alterum tibi
-19 Tribus Israël quæ sunt ei adjunctæ
1 *Mac.* 3-21 Adjunxerunt se illis aliqui impii ex Israël
2 *Mac.* 8- 6 Adjuncto ei et Gorgia viro militari
Act. 8-29 Accede, et adjunge te ad currum istum
17- 4 Quidam ex eis... adjuncti sunt Paulo et Silæ

ADJURAMENTUM.

Tobiæ. 9- 5 Cujus adjuramentum spernere non possum

ADJURO.

Gen. 24- 3 Ut adjurem te per Dominum Deum cœli
-37 Adjuravit me Dominus meus, dicens : Non accipies
50- 5 Pater meus adjuraverit me, dicens : En morior
- 6 Sepeli patrem tuum sicut adjuratus es.
Exod. 13-19 Eo quod (*Joseph*) adjurasset filios Israël
Num. 5-19 Adjurabitque eam, et dicet : Si non dormivit
Josue. 2-17 Innoxii erimus a juram .. quo adjurasti nos
-20 Erimus mundi ab hoc juram. quo adjurasti nos
1 *Reg.* 14-24 Adjuravit autem Saül populum, dicens
-27 Jonathas non audierat cum adjuraret pater
3 *Reg.* 18-10 Adjuravit regna singula et gentes
22-16 Iterum atque iterum adjuro te
4 *Reg.* 11- 4 Pepigitq. fœdus; et adjurans eos in domo
2 *Par.* 18-15 Iterum atque iterum te adjuro
34-32 Adjuravit quoque super hoc omnes
33-16 Qui adjuraverat eum per Deum
1 *Esdr.* 10- 5 Surrexit e. Esdras et adjuravit principes
2 *Esdr.* 5-12 Vocavi sacerdotes et adjuravi eos, ut...
13-25 Adjuravi in Deo, ut non darent filias
Tobiæ. 8-23 Adjuravit Raguël Tobiam, ut... moraretur
9- 5 Certe vides quomodo adjuravit me Raguel
Prov. 29-24 Qui... adjurantem, et non indicat
Cant. 2- 7 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas
3- 5 Adjuro vos, filiæ Jerusalem per capræas
5- 8 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, si inveneritis
- 9 Qualis est dilectus... quia sic adjurasti nos?
8- 4 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, ne suscitetis
Matth. 26-63 Adjuro te per Deum vivum, ut dicas... si tu es...
Marc. 5- 7 Adjuro te per Deum, ne me torques
Act. 19-13 Adjuro vos per Jesum quem Paulus prædicat
1 *Thess.* 5-27 Adjuro vos per Dominum, ut legatur epist...

ADJUTOR.

Gen. 2-20 Adæ vero non inveniebatur adjutor similis
49-25 Deus patris tui erit adjutor tuus
Exod. 2-22 Deus e. patris mei adjutor meus eripuit
18- 4 Deus... adjutor meus, et eruit me de gladio
Deut. 33- 7 Adjutor illius contra adversarios ejus erit
1 *Par.* 12-18 Pax, pax tibi et pax adjutoribus tuis
Job. 26- 2 Cujus adjutor es? numquid imbecillis?
29-12 Et pupillum, cui non esset adjutor
Psal. 9-10 Adjutor in opportunitatibus, in tribulatione
10-14 Orphano tu eris adjutor
17- 3 Deus meus adjutor meus, et sperabo in eum
18-15 Domine, adjutor meus et redemptor meus
26- 9 Adjutor meus esto : Ne derelinquas me
27- 7 Dominus adjutor meus et protector meus
29-11 Dominus factus est adjutor meus
32-20 Quoniam adjutor et protector noster est
39-18 Adjutor meus et protector meus tu es
45- 2 Deus... adjutor in tribulationibus
51- 9 Homo, qui non posuit Deum adjutorem
58-18 Adjutor meus tibi psallam, quia Deus
61- 7 Deus... adjutor meus, non emigrabo
- 9 Deus adjutor noster in æternum
62- 8 Quia fuisti adjutor meus.
69- 6 Adjutor meus et liberator meus es tu
70- 7 Et tu adjutor fortis
71-12 Pauperem, cui non erat adjutor
77-35 Rememorati sunt quia Deus adjutor est eorum
80- 2 Exultate Deo adjutori nostro
108-12 Non sit illi adjutor : nec sit qui misereatur
113- 9 Adjutor eorum et protector eorum est
-10 *Idem.*-11 *Idem.*
117- 6 Dominus mihi adjutor : Non timebo
- 7 Dominus mihi adjutor : et ego despiciam
118-114 Adjutor et susceptor meus es tu
145- 5 Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus
Eccli. 51- 2 Quoniam adjutor et protector factus mihi
- 3 In conspectu astantium factus es mihi adjutor
Isaï. 17-10 Fortis adjutoris tui non es recordata
Dan. 10-21 Nemo est adjutor meus in omnibus his
1 *Mac.* 7- 7 Puniat omnes... adjutores eorum
2 *Mac.* 3-39 Visitator et adjutor est loci illius
8-24 Et facto sibi adjutore omnipotente
11-10 De cœlo habentes adjutorem et miserantem
12-36 Invocavit Judas Dominum adjutorem
Rom. 16- 3 Salutate P. et A. adjutores meos in Christo
- 9 Salutate Urbanum adjutorem nostrum
-21 Salutat vos Timotheus adjutor meus
1 *Cor.* 3- 9 Dei enim sumus adjutores
2 *Cor.* 1-23 Adjutores sumus gaudii vestri :
8-23 Qui est socius meus et in vos adjutor
Philip. 4- 3 Cum... et cæteris adjutoribus meis
Coloss. 4-11 Hi soli sunt adjutores mei in regno Dei
Phile. -24 Demas, et Lucas, adjutores mei
Hebr. 13- 6 Dominus mihi adjutor : non timebo

ADJUTORIUM.

Gen. 2-18 Faciamus ei adjutorium simile sibi
Judic. 5-23 Non venerunt... in adjutorium fortissimorum
1 *Reg.* 4-1 Castrametatus est juxta Lapidem adjutorii
5- 1 Asportaverunt eam a Lapide adjutorii
7-12 Vocavit nomen loci illius, Lapis adjutorii.
2 *Reg.* 10-11 Si præval... eris mihi in adjutorium
Tobiæ 8- 8 Dedistique ei (*Adæ*) adjutorium Hevam.
Judith. 7-25 Si... quinque diebus non venerit adjutorium
8-10 Si intra quinque dies non venerit vobis adjutorium?
Psal. 7-11 Adjutorium meum a Domino qui salvos facit
34- 2 Exurge in adjutorium mihi
37-23 Intende in adjutorium meum, Domine
69- 2 Deus in adjutorium meum intende
82- 9 Facti sunt in adjutorium filiis Lot
87- 5 Factus sum sicut homo sine adjutorio
88-20 Posui adjutorium in potente
-44 Avertisti adjutorium gladii ejus
90- 1 Qui habitat in adjutorio Altissimi
93-22 Deus meus in adjutorium spei meæ
123- 8 Adjutorium nostrum in nomine Domini
Sap. 13-16 Imago enim est, et opus est illi adjutorium
-18 In adjutorium inutilem invocat
16-11 Ne... non possent tuo uti adjutorio
Eccli. 8-19 Ubi non est adjutorium, elidet te
17- 5 Creavit ex ipso adjutorium simile sibi
34-20 Deprecatio offensionis, et adjutorium casus
36-26 Adjutorium secundum illum est
40-24 Fratres in adjutorium in tempore tribulationis
-27 Et non est in eo inquirere adjutorium
51-10 Respiciens eram ad adjutorium homin.
-14 Et tempore superborum sine adjutorio
Isaï. 17- 3 Et cessabit adjutorium ab Ephraïm
Dan. 10-13 Michaël... venit in adjutorium meum
1 *Mac.* 7-20 Reliquit cum eo aux... in adjutorium ipsi
10-24 Et dona : ut sint mecum in adjutorium

1 *Mac.* 10-74 Occurrit ei Simon frater e. in adjutorium
2 *Mac.* 8-23 Dato signo adjutorii Dei, in prima acie
15- 8 Haberent adjutoria sibi facta de cœlo
Act. 27-17 Adjutorii utebantur, accingentes navem

ADJUVO.

Deut. 28-31 Oves dentur inimicis... et non sit qui te adjuvet
Judic. 9-24 Principes, qui eum adjuverant
3 *Reg.* 1- 7 Qui adjuvabant partes Adoniæ
1 *Par.* 11-10 Qui adjuverunt eum (*David*) ut rex fieret
12-18 Te enim adjuvat Deus tuus
18- 6 Adjuvitque eum Dominus in cunctis
22-17 Ut adjuvarent Salomonem filium suum
2 *Par.* 14-11 Adjuva nos, Domine Deus noster
25- 8 Dei quippe est adjuvare et in fugam convertere
26- 7 Et adjuvit eum Deus contra Philisthiim
29-34 Unde et Levitæ fratres eorum adjuverunt
1 *Esdr.* 1- 4 Adjuvent eum viri de loco suo, argento et.
- 6 Adjuverunt manus eorum in vasis argenteis
5- 2 Et cum eis Prophetæ Dei adjuvantes eos
6-22 Ut adjuvaret manus eorum in opere
10-15 Et Sebethaï Levites adjuverunt eos
Judith. 7-14 Et ideo non est qui adjuvet
Esth. 14- 3 Domine mi... adjuva me solitariam
-14 Nos a. libera manu tua, et adjuva me
Job. 10- 3 Numquid... consilium impiorum adjuves ?
35- 8 Et filium hominis adjuvabit justitia tua
Psal. 21-12 Quoniam non est qui adjuvet
27- 7 In ipso speravit cor meum et adjutus sum
36-40 Et adjuvabit eos Dominus et liberabit
39-14 Domine, ad adjuvandum me respice
43-26 Exurge, Domine, adjuva nos
45- 6 Adjuvabit eam Deus mane diluculo
53- 6 Ecce enim Deus adjuvat me
69- 2 Domine ad adjuvandum me festina
- 6 Pauper sum, Deus, adjuva me
78- 9 Adjuva nos, Deus salutaris noster :
85-17 Domine, adjuvisti me et consolatus es me
93-17 Nisi quia Dominus adjuvit me
-18 Misericordia tua, Domine, adjuvabat me
106-12 Infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret
-41 Et adjuvit pauperem de inopia
108-26 Adjuva me, Domine Deus meus
118-86 Inique persecuti sunt me, adjuva me
-117 Adjuva me et salvus ero : et meditabor
-175 Et judicia tua adjuvabunt me.
Prov. 18-19 Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas
Sap. 13-16 Sciens quoniam non potest adjuvare se
Eccli. 12-18 Et quasi adjuvans suffodiet plantas tuas
29- 4 Præstitit molestiam his qui se adjuverunt
51-10 Et non erat qui adjuvaret
Isai. 40-13 Quis adjuvit spiritum Domini ?
41-13 Ne timeas, ego adjuvi te
63- 5 Quæsivi, et non fuit qui adjuvaret
Zach. 1-15 Ipsi vero adjuverunt in malum
1 *Mac.* 3- 2 Adjuvabant eum omnes fratres ejus
-53 Quomodo... nisi tu Deus adjuves nos ?
8-27 Adjuvabunt Romani ex animo, prout eis tempus
-28 Et adjuvantibus non dabitur triticum, arma
12-54 Non habent principem et adjuvantem :
2 *Mac.* 13-10 Sicut semper, et nunc adjuvaret eos
-17 Adjuvante eum Domini protectione
Matth. 15-25 Adoravit eum, dicens : Domine, adjuva me
Marc. 9-21 Si quid potes, adjuva nos, misertus nostri
-23 Credo, Domine, adjuva incredulitatem meam
Luc. 5- 7 Annuerunt socii,... ut... adjuvarent eos
10-40 Dic ergo illi, ut me adjuvet
Act. 16- 9 Transiens in Macedoniam, adjuva nos
21-28 Viri Israëlitæ, adjuvate : Hic est homo,
26-22 Auxilio autem adjutus Dei, usque in hod. diem
Rom. 8-26 Spiritus adjuvat infirmitatem nostram
15-30 Obsecro... ut adjuvetis me in orationibus
2 *Cor.* 1-11 Adjuvantibus et vobis in oratione
6- 1 Adjuvantes autem exhortamur
- 2 Ait enim : ... in die salutis adjuvi te
Philip. 4- 3 Adjuva illas, quæ mecum laboraverunt
Apoc. 12-16 Adjuvit terra mulierem, et aperuit terra

ADLI.

Pater Saphat, qui fuit præpositus super boves regis David, pascentes in vallibus.

1 *Par.* 27-29 Super boves in vallibus, Saphat filius Adli.

ADMATHA.

Unus e septem ducibus Persarum atque Medorum, qui videbant faciem regis Assueri et primi post eum residere soliti erant.

Esth. 1-14 Admatha, et Tharsis, et Mares, et Marsana.

ADMINICULUM.

Esth. 16-20 Quibus debetis esse adminiculo, ut eos...

ADMINISTRATIO.

2 *Cor.* 4- 1 Ideo habentes administrationem, juxta...

ADMINISTRATORII.

Hebr. 1-14 Nonne omnes sunt administratorii spiritus

ADMINISTRO.

Num. 18- 7 Omnia... per sacerdotes administrabuntur
2 *Reg.* 11- 7 Quæsivitq... quomodo administraretur bellum
Act. 13-36 David e. in sua generat. cum administrasset
2 *Cor.* 9-10 Qui autem administrat semen seminanti
1 *Petr.* 4-10 In alterutrum illam administrantes
-11 Tanquam ex virtute, quam administrat Deus.

ADMIRABILIS.

Psal. 8- 2 Quam admirabile est nomen tuum in univ.
-10 Quam admirabile est nomen tuum in univ.
41- 5 Transibo in locum tabernaculi admirabilis
Sap. 8-11 In conspectu potentium admirabilis ero
Eccli. 43- 2 Vos admirabile opus Excelsi
-32 Et admirabilis magnificentia ejus
Isaï. 9- 6 Vocabitur nomen ejus, Admirabilis
2 *Thess.* 1-10 Admirabilis fieri in omnibus qui crediderunt :
1 *Petr.* 2- 9 Vos vocavit in admirabile lumen suum

ADMIRATIO.

Sap. 17- 3 Et cum admiratione nimia perturbati
Isai. 29-14 Addam ut admirationem faciam populo huic
2 *Mac.* 7-18 Digna admiratione facta sunt in nobis
Apoc. 17- 6 Et miratus sum cum vidissem illam admiratione magna

ADMIROR.

Gen. 27-33 Ultra quam credi potest admirans, ait
1 *Reg.* 16- 4 Admirati sunt seniores civitatis occurr...
Tobiæ. 5-10 Super quæ admiratus pater, rogavit ut...
Psal. 47- 6 Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati
Sap. 11-14 Comm... Dom. admirantes in finem exitus
Eccli. 9-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati
24- 3 Et in plenitudine sancta admirabitur
27-26 Et super sermones tuos admirabitur
40- 7 Exurrexit, et admirans ad nullum timorem
43-20 Pulchritud. candoris e. admirabitur oculus
-26 Et audientes auribus nostris admirabimur
Isaï. 29- 9 Obstupescite, et admiramini, fluctuate
Ezech. 26-16 Attoniti sup.repent. casu tuo admirabuntur
Habac. 1- 5 Videte : Admiramini et obstupescite.
Matth. 7-28 Admirabantur turbæ super doctrina ejus
Marc. 6- 2 Multi audientes admirabantur in doctrina
7-37 Et eo amplius admirabantur, dicentes :
10-26 Magis admirabantur, dicentes ad semetipsos
11-18 Univ. turba admirabatur super doctrina
Luc. 2-48 Et videntes admirati sunt, et dixit mater
11-14 Locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ
Act. 4-13 Admirabantur, et cognoscebant eos
7-31 Moyses a. videns, admiratus est visum
8-13 Videns etiam signa... stupens admirabatur
13-12 Credidit admirans super doctrina Domini
-41 Videte contemptores et admiramini
1 *Petr.* 4- 4 In quo admirantur, non concurrentibus v.
Apoc. 13- 3 Admirata est universa terra post bestiam

ADMISCEO.

Eccli. 23-10 Nominibus sanctorum non admiscearis
Hebr. 4- 2 Non admistus fidei ex iis qui audierunt

ADMISTIO.

Levit. 7-12 Offerent... collyridas olei admistione conspersas

ADMISSURA.

Gen. 30-42 Quando vero serotina admissura erat

ADMITTO.

Tobiæ. 6-20 Sec. v. nocte in copulatione sanct. admitteris
7-13 Deus preces... in conspectu suo admiserit
Eccli. 11-36 Admitte ad te alienigenam, et subvertet
2 *Mac.* 6-20 Destinavit non admittere illicita
Marc. 5-19 Et non admisit eum, sed ait illi : Vade
-37 Et non admisit quemquam se sequi
Act. 25-25 Comperi nihil dignum morte eum admisisse

ADMONEO.

Eccle. 7- 3 Finis cunctorum admonetur hominum
Sap. 12- 2 De quibus peccant, admones et alloqueris
2 *Mac.* 8-19 Admonuit autem eos et de auxiliis Dei
9-11 Hinc ig. cœpit... divina admonitus plaga
15- 9 Admonens etiam certamina quæ fecerant
Matth. 2-22 Admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ
2 *Tim.* 1- 6 Admoneo te ut resuscites gratiam Dei
Tit. 3- 1 Admone illos princ. et pot. subditos esse

ADMOVEO.

1 *Mac.* 5-27 Constituerunt admovere exercitum
10-48 Et admovit castra contra Demetrium
-77 Et admovit tria millia equitum
15-25 Antiochus... admovens ei semper manus
16- 6 Admovit castra contra faciem eorum ipse
2 *Mac.* 7- 5 Jussit ignem admoveri et... spirantem torreri
-15 Cum admovissent quintum, vexabant eum
13-13 Prius q. admoveret exercitum ad Judæam
-19 Bethsuræ,... castra admovebat.
14-41 Ignem admovere cupientibus... gladio se petiit
15-25 Nicanor... cum tubis et canticis admovebant

ADNAVIGO.

Act. 27- 7 Adnavigimus Cretæ, juxta Salmonem

ADOLEO.

Exod. 30- 1 Facies quoque altare ad adolendum
- 7 Et adolebit incensum super eo Aaron
40- 5 Altare aureum in quo adoletur incensum
-25 Adolevit super eo incensum aromatum
Levit. 1- 9 Adolebitque ea sacerdos super altare
-13 Oblata omnia adolebit sacerdos sup. alt.
2-11 Nec quidq.ferm. ac mel. adolebitur in sacr.
-16 Adolebit sacerdos in memoriam muneris
4-10 Et adolebit ea super altare holocausti
-19 Adipem tollet et adolebit super altare
-26 Adipem vero adolebit supra
-31 Adolebit super altare in odorem suavitatis
5-10 Alterum vero adolebit in holocaustum
6-12 Desuper adolebit adipes pacificorum
-15 Adolebitque illud in altari, in monim...
7- 5 Et adolebit ea sacerdos super altare
-31 Qui adolebit adipem super altare
8-16 Duosq. renunculos cum arvinulis s.adolevit
-20 Caput ejus, et artus et adipem adolevit igni
-28 Rursum..., adolevit super altare holocausti
9-10 Reticulum jecoris,... adolevit super altare
-17 Quæ pariter offeruntur, et adolens ea
16-25 Adipem, qui oblatus est pro pec. adolebit
17- 6 Adolebit adipem in odorem suavitatis
22-22 Nec adolebitis ex eis super altare Domini
Num. 15- 3 In solemnitatibus..adolentes odorem suav..
18-17 Adipes adolebis in suavissimum odorem
1 *Reg.* 2-15 Etiam antequam adolerent adipem
-28 Elegi eum... ut... adoleret mihi incensum
3 *Reg.* 9-25 Adolebat thymiama coram Domino :
11- 8 Adolebant thura et immolabant diis suis.
12-33 Ascendit super altare, ut adoleret incensum
22-44 Populus... adolebat incensum in excelsis
4 *Reg.* 12- 3 Populus... adolebat in excelsis incensum
14- 4 Populus immolabat et adolebat...in excelsis
15- 4 Sacrificabat et adolebat incensum in excelsis
-35 Adhuc populus... adolebat incensum in excelsis
16- 4 Adolebat incensum in excelsis et in collibus
17-11 Adolebant ibi incensum super aras
18- 4 Filii Israël adolebant ei incensum
23- 5 Adolebant incensum Baal, et Soli et Lunæ
1 *Par.* 6-49 Aaron v. et filii ejus adolebant incensum
23-13 Separatusq... Aaron... ut... adoleret incensum
28-18 Altari a. in quo adoletur incensum
2 *Par.* 2- 4 Ut consecrem eam ad adolendum incensum
- 6 Ad hoc tantum, ut adoleatur incensum
25-14 Adorabat eos, et illis adolebat incensum
26-16 Adolere voluit incensum super altare
-18 Non est tui officii, Ozia, ut adoleas
-19 Iratusq. Ozias, tenens... thurib... ut adoleret
28- 3 Ipse est qui adolevit inc. in valle Bennom
29- 7 Incensumque non adoleverunt
30-14 In quibus idolis adolebatur incensum

ADOLESCENS.

Gen. 34-19 Nec distulit adolescens quin... expleret
39-10 Mulier molesta erat adolescenti
Judic. 17- 7 Fuit q. alter adolescens de Bethlehem
18- 3 Agnoscentes vocem adolescentis Levitæ
-15 Ingressi sunt domum adolescentis Levitæ
19- 9 Surrexitq. adolescens, ut pergeret...
1 *Reg.* 14- 6 Dixit a. Jonathas ad adolescentem
17-42 Erat e. adolescens, rufus, et pulcher

1 *Reg.* 17-55 De qua stirpe descendit hic adolescens, Abner?
-58 De qua progenie es, o adolescens?
30-17 Nisi quadraginti viri adolescentes
2 *Reg.* 1- 5 Dixitq. David ad adolescentem
- 6 Et ait adolescens, qui nuntiabat ei
2-21 Apprehende unum de adolescentibus
3 *Reg.* 11-28 Vidensq. Salomon adolescentem bonæ...
12- 8 Adhibuit adolescentes, qui nutriti fuerant..
4 *Reg.* 5-22 Modo venerunt ad me duo adolescentes
9- 4 Abiit ergo adolescens puer prophetæ
2 *Par.* 36-17 Non est misertus adolescentis et virginis
Prov. 1- 4 Ut detur... adolescenti scientia et intel.
22- 6 Adolescens juxta viam suam... non recedat ab ea
Eccle. 4-15 Ambulant sub sole cum adolescente secundo
Eccli. 32-10 Adolescens loquere in tua causa vix
42- 8 Qui judicantur ab adolescentibus
Jerem. 15- 8 Induxi eis super matrem adolescentis
Thren. 5-13 Adolescentibus impudice abusi sunt
Ezech. 23-12 Et adolescentibus forma cunctis egregia
Dan. 1-10 Præ cæteris adolescentibus coævis vestris
11- 6 Qui adduxerunt eam, adolescentes ejus
13-37 Venitq. ad eam adolescens, qui erat absc.
-40 Interrogavimus quisnam esset adolescens
Amos. 8-13 Deficient virgines pul. et adolescentes in siti
1 *Mac.* 6-17 Quem nutrivit adolescentem (*Eupatorem*)
11-54 Et Antiochus cum eo puer adolescens
-57 Scripsit Antiochus adolescens Jonathæ.
13-31 Antiocho rege adolescente, dolo occidit eum
2 *Mac.* 6-24 Fingere, ut multi adolescentium, (*indignum*)
-28 Adolescentibus a. exemplum forte relinquam
7-12 Ita ut... mirarentur adolescentis animum
-25 Ad hæc cum adolescens nequaquam.. Suadebat ei ut adolescenti fieret in salutem
-30 Ait adolescens : Quem sustinetis?
Matth. 19-20 Dicit illi adolescens : Omnia hæc custodivi
-22 Cum audisset a. adolescens verbum, abiit
Marc. 14-51 Adolescens a. quidam sequebatur eum
Luc. 7-14 Et ait : Adolescens, tibi dico, surge.
Act. 7-57 Secus pedes adolescentis, qui voc. Saulus
20- 9 Sedens a. quidam adolescens... cecidit
23-17 Adolescentem hunc perduc ad tribunum
-18 Paulus rogavit... adolescentem perducere ad te
-22 Tribunus igitur dimisit adolescentem
1 *Petr.* 5- 5 Adolescentes, subditi estote senioribus
1 *Joan.* 2-13 Scribo vobis, adolescentes

ADOLESCENTIA.

Gen. 8-21 In malum prona sunt ab adolescentia
48-15 Deus qui possit me ab adolescentia mea
1 *Reg.* 12- 2 Ab adolescentia mea usque ad hanc diem
17-33 Vir bellator est ab adolescentia sua
2 *Reg.* 19- 7 Ab adolescentia tua usque in præsens
Job. 13-26 Consumere vis peccatis adolescentiæ
20-11 Ossa e. implebuntur vitiis adolescentiæ
29- 4 Sicut fui in diebus adolescentiæ meæ
33-25 Revertatur ad dies adolescentiæ meæ
Prov. 5-18 Lætare cum muliere adolescentiæ tuæ
30-19 Viam viri in adolescentia
Eccle. 11- 9 Lætare ergo, juvenis, in adolescentia tua
-10 Adolescentia enim et voluptas vana sunt
Eccli. 42- 9 Ne forte in adolescentia sua adulta efficiatur
Isai. 47-12 In quibus laborasti ab adolescentia
-15 Negotiatores tui ab adolescentia tua.. errav.
54- 4 Confusionis adolescentiæ tuæ oblivisceris
- 6 Uxorem ab adolescentia objectam, dixit D.
Jerem. 2- 2 Miserans adolescentiam tuam
3-24 Confusio comedit laborem...ab adolescentia
-25 Peccavimus... ab adolescentia nostra
22-21 Hæc est via tua ab adolescentia tua
31-19 Sustinui opprobrium adolescentiæ meæ
32-30 Facientes malum... ab adolescentia sua
48-11 Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua
Thren. 3-27 Cum portaverit jugum ab adolescentia
Ezech. 16-22 Non es recordata dierum adolescentiæ tuæ
-43 Non f. recordata dierum adolescentiæ tuæ
-60 Recordabor... in diebus adolescentiæ tuæ
23- 3 In adolescentia sua fornicatæ sunt
- 8 Dormierunt cum ea in adolescentia ejus
-19 Recordans dies adolescentiæ suæ, q. fornic.
-21 Visitasti scelus adolescentiæ tuæ
Zach. 13- 5 Adam exemplum meum ab adolescentia
Malac. 2-15 Uxorem adolescentiæ tuæ noli despicere
1 *Mac.* 16- 2 Expugnav. hostes Israël ab adolescentia
1 *Tim.* 4-12 Nemo adolescentiam tuam contemnat

ADOLESCENTIOR.

Psal. 118- 9 In quo corrigit adolescentior viam suam?
2 *Mac.* 7-24 Cum adhuc adolescentior superasset
Luc. 15-12 Dixit adolescentior ex illis patri
-13 Adolescentior filius peregre profectus est
1 *Tim.* 5-11 Adolescentiores autem viduas devita

ADOLESCENTULA.

3 *Reg.* 1- 2 Quæramus... regi adolescentulam virginem
- 3 Quæsierunt i. adolescentulam speciosam
Cant. 1- 2 Ideo adolescentulæ dilexerunt te
6- 7 Et adolescentularum non est numerus
Tit. 2- 4 Prudentiam doceant adolescentulas

ADOLESCENTULUS.

Gen. 4-23 Occidi... adolescentulum in livorem m.
Psal. 67-28 Ibi Benjamin adolescentulus, in mentis
118-141 Adolescentulus sum ego et contemptus
Isai. 9-17 Super adolescentulis ejus non lætabitur D.
Ezech. 9- 6 Senem, adolescentulum... interficite

ADOLESCO.

Gen. 25-27 Quibus adultis factus est Esaü vir gnarus v.

ADOM.

Urbs juxta Jordanem, in tribu Ruben. Quo in loco Josue et Israelitæ per medium flumen transierunt.

Josue. 3-16 Ab urbe quæ vocatur Adom usque...Sarthan

ADOMMIM.

Quondam villula, nunc ruinæ in sorte tribus Judæ, qui locus appellari potest, Ascensus ruforum, sive rubentium, propter sanguinem qui illic crebro his temporibus, sicut et nunc, a latronibus effundebatur. Est autem confinium tribus Judæ et Benjamin descentibus ab Ælia Jerichum, ubi et castellum militum situm erat, ob auxilia viatorum. Hujus cruenti et sanguinarii loci Dominus noster Jesus-Christus in parabola descendentis Jerichum de Hierosolyma, recordatur. Luc x, 30.

Josue. 15- 7 Galgala, quæ est ex adverso Ascensionis Adommim
18-18 Qui sunt e regione Ascensus Adommim.

ADON. *Civitas Chaldæorum.*

1 *Esdr.* 2-59 Qui ascenderunt de... Cherub et Adon

ADONAI, DEUS, TRINITAS.

Exod. 6- 3 Et nomen meum ADONAÏ non indicavi eis.
Judith. 16-16 Adonaï Domine magnus es tu,

ADONIAS I.

Anno mundi 2985, *ante J.-Ch.* 1069. *Filius quartus David, quem peperit ei Haggith. Jam erat quindecim annis cum natus est Salomon. Post mortem David patris suis, petiit ut sibi daret Salomon Abisag Sunamitidem, uxorem David ultimam : at Salomon iratus jussit eum occidi. Anno mundi* 3020, *ante J.-Ch.* 1034.

2 *Reg.* 3- 4 Quartus autem Adonias filius Haggith
3 *Reg.* 1- 5 Adonias a. filius Haggith elevabatur.
- 7 Qui adjuvabant partes Adoniæ.
- 8 Robur exercitus David, non erat cum Adonia
- 9 Immolatis ergo Adonias arietibus
-11 Num audisti quod regnaverit Adonias
-13 Quare ergo regnat Adonias?
-18 Ecce nunc Adonias regnat, te... ignorante
-24 Tu dixisti : Adonias regnet post me
-25 Dicentibus : Vivat rex Adonias
-41 Audivit a. Adonias, et omnes.. invitati..
-42 Cui dixit Adonias : Ingredere.. vir fortis es
-43 Responditque Jonathas Adoniæ : Nequaquam :
-49 Omnes qui invitati fuerant ab Adonia
-50 Adonias a. timens Salomonem
-51 Ecce Adonias timens regem Salomonem
2-13 Ingressus Adonias... ad Bethsabee
-19 Venit... ut loqueretur ei pro Adonia
-21 Detur Abisag Sun... Adoniæ fratri tuo
-22 Quare postulas Abisag Sunam... Adoniæ
-23 Contra animam suam locutus est Adonias
-24 Hodie occidetur Adonias
-28 Quod Joab declinasset post Adoniam
1 *Par.* 3- 2 Quartum (*fil. David*) Adoniam fil. Aggith.

ADONIAS II.

Anno mundi 3123, *ante J.-Ch.* 931. *Unus ex Levitis quos Josaphat misit cum principibus suis ut docerent in civitatibus Juda.*

2 *Par.* 17- 8 Cum eis Levitas (*misit*)... Jonatham, Adoniamque

ADONIAS III.

Anno mundi 3594, *Romæ* 294, *ante J.-Ch.* 460. *Unus ex principibus populi, qui, cum rex Artaxerces misisset Esdram in Judæam, novum cum Domino fœdus inierunt ut ambularent in lege Dei, et in omnibus præceptis et cæremoniis.*

2 *Esdr.* 10-16 Adonia, Begoaï, Adin.

ADONIBEZECH.

Anno mundi 2601, *ante J.-Ch.* 1453. *Rex Besech, vel, Beth-Seca, citra Jordanem. Post mortem Josue consuluerunt filii Israel Dominum, dicentes : Quis ascendet ante nos contra Chananæorum, et erit dux belli? Deus autem designavit Juda, qui ascendit et percussit in Besec decem millia virorum. Inveneruntque Israelitæ Adonibezech in Besech, qui fugit et quem persecuti comprehenderunt, cæsis summitatibus manuum ejus et pedum, sicuti ipse Adonibesech fecerat septuaginta regibus quos vicerat, quorum summitates pedum et manuum amputaverat, quique colligebant sub mensa sua ciborum reliquias. Reddidit ergo illi Deus, sicut fecerat. Adductus est in Jerusalem et ibi mortuus est.*

Judic. 1- 5 Inveneruntque Adonibezech in Bezech
- 6 Fugit a. Adonibezech. Quem persec. comprehenderunt
- 7 Dixitq. Adonibezech :. Sicut feci, ita reddidit mihi D.

ADONICAM.

Anno mundi 3516, *Romæ* 216, *ante J.-Ch.* 538. *Unus ex familiarum principibus qui ascenderunt de captivitate et reversi sunt in Jerusalem cum Zorobabel.*

1 *Esdr.* 2-13 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta-sex.
8-13 De filiis Adonicam, qui erant novissimi
2 *Esdr.* 7-18 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta septem

ADONIRAM.

Anno mundi 3022, *ante J.-Ch.* 1032. *Filius Abda. Præpositus fuit super tributa Salomoni solvenda. Salomon etiam eum cum trecentis virorum operariorum millibus in Libanum misit ad præcidendas cedros.*

3 *Reg.* 4- 6 Adoniram filius Abda super tributa (*præpositus*)
4- 6 Adoniram erat super hujusmodi indicatione

ADONIS.

Filius Myrrhæ, quæ incestuose illum peperit ex patre suo Cynira, Cyprorum rege. Venus capta Adonis forma et pulchritudine, cœlo prælata est Adonim, quem per juga, per sylvas, dumosaque saxa Libani sequebatur succincta vestem instar Dianæ venatricis. Cum fuisset laceratus ab apro truce, agnovit Venus longe gemitum morientis, et ab æthere vidit illum jacentem in suo sanguine; non potuit tamen illius reviviscere corpus et amantem in anemonem mutavit. Lugubres Adonidis solemnitates celebrabant Syrii, Babylonii, Græci, et etiam Judæi. Ezechiel propheta in spiritu vidit Israelitas mulieres cultui Veneris deditas, et plangentes mortem Adonidis, ad ostium domus Domini.

Ezech. 8-14 Ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem

ADONISEDECH.

Rex Jerusalem, qui cum audisset cepisse Josue Haï et eam subvertisse sicut fecerat Jericho et regi ejus, et Gabaonitas ad Israel transfugisse et Hebræorum fœderatos esse, timuit valde. Itaque misit ad Oham regem Hebron, ad Pharam regem Jerimoth, ad Japhia regem Lachis, et ad Dabir regem Eglon, ut sibi præsidium ferrent ad expugnandum Gabaon; illos autem debellavit et vicit Josue, steteruntque Sol et Luna donec ulcisceretur de inimicis suis, Domino voci hominis obediente. Josue eos percussit, interfecit atque suspendit super quinque stipites.

Josu 10-1 Cum audisset Adonisedech, rex Jerusalem
- 3 Misit ergo Adonisedech, rex Jerusalem, ad Onam

ADOPTIO.

Rom. 8-15 Accepistis spiritum adoptionis filiorum
-23 Adoptionem filiorum Dei spectantes
9- 4 Quorum adoptio filiorum, et gloria
Galat. 4- 5 Ut adoptionem filiorum reciperemus
Ephes. 1- 5 Prædestinavit nos in adoptionem filii...

ADOPTO.

Exod. 2-10 Quem illa adoptavit in locum filii
Esth. 2- 7 Mardochæus sibi eam adoptavit in filiam
-15 Esther... quam sibi adoptaverat in filiam

ADOR, *civitas in tribu Aser.*

1 *Mac.* 13-20 Et gyraverunt per viam quæ ducit Ador

ADORAM I.

Anno mundi 1800, ante J.-Ch. 2254. Filius quintus Jectan, filii Heber.

1 *Par.* 1-21 Adoram quoque, et Huzal, Decla (*filii Jectan*)

ADORAM II.

Anno mundi 2997, ante J.-Ch. 1057. Filius Thou regis Remath. Cum audisset Thou rex Hemath percussisse David omnem exercitum Adarezer regis Soba, misit Adoram filium suum ad regem David, ut postularet ab eo pacem, et congratularetur ei.

1 *Par.* 18-10. Misit Adoram filium suum ad regem David

ADORATORES.

Joan. 4-23 Veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu

ADORNATUS.

2 *Mac.* 3-25 Equus... optimis operimentis adornatus

ADORO.

Gen. 18- 2 Cucurrit in occursum... et adoravit in terram
19- 1 Ivit obviam eis adoravitque pronus in terram
22- 5 Postquam adoraverimus, revertemur ad vos
23- 7 Surrexit Abraham et adoravit populum
-12 Adoravit Abraham coram populo terræ
24-26 Inclinavit se homo et adoravit Dominum
-48 Pronusque adoravi Dominum
-52 Procidens adoravit in terram Dominum
27-29 Serviant tibi populi et adorent te tribus
33- 3 Adoravit protinus in terram septies
- 7 Accessitq. Lia.. et cum similiter adorassent Extremi Joseph et Rachel adoraverunt
37- 7 Vestrosque manip... adorare manipulum meum
- 9 Vidi... et stellas undecim adorare me
-10 Num ego... et fratres tui adorabimus te
42- 6 Cumque adorassent eum fratres sui
43-26 Et adoraverunt proni in terram
-28 Et incurvati adoraverunt eum
47-31 Quo jurante, adoravit Israël Deum
48-12 Cumq. tulisset eos, adoravit pronus in terram
49- 8 Juda..., adorabunt te filii patris tui
50-18 Proni adorantes in terram, dixerunt :
Exod. 4-31 Credidit populus... et proni adoraverunt
11- 8 Descendentq.... ad me, et adorabunt me
12-27 Incurvatusque populus adoravit
18- 7 Egr. in occursum cognati sui, adoravit
20- 5 Non adorabis ea, neque coles
23-24 Non adorabis Deos eorum, nec coles eos
24- 1 Ascende ad D... et adorabitis procul.
32- 8 Feceruntq. sibi vitulum... et adoraverunt
33-10 Adorabant per fores tabernaculorum
34- 8 Curvatus est pronus in terram, et adorans
-14 Noli adorare Deum alienum
-15 Cum... adoraverunt simulacra eorum
Levit. 26- 1 Nec lapidem ponetis... ut adoretis eum
Num. 22-31 Adoravitque eum pronus in terram
25- 2 Comederunt et adoraverunt Deos eorum
Deut. 4-19 Ne... errore deceptus adores ea (*astra*)
5- 9 Non adorabis ea, et non coles
8-19 Sin autem... coluerisq. illos et adoraveris
11-16 Ne... serviatisq. diis alienis et adoretis eos
17- 3 Serviant diis alienis et adorent eos
26-10 Adorato Domino Deo tuo
29-26 Adoraverunt eos, quos nesciebant
30-17 Si... errore deceptus adoraveris Deos alienos
Josue 5-15 Cecidit Josuë pronus in terram et adorans
23- 7 Ne... serviatis eis, et adoretis illos
16 Quod... serv. diis alie. et adoraveritis eos
Judic. 2-12 Deosq. populorum... et adoraverunt eos
-17 Fornicantes cum diis ali. et adorantes eos
-19 Servientes eis et adorantes illos
7-15 Gedeon... adoravit et reversus est ad castra
Ruth. 2-10 Cadens in faciem s. et adorans super terr.
1 *Reg.* 1- 3 Ut adoraret et sacrificaret Domino
-19 Surrexerunt mane et adoraverunt coram
28 Et adoraverunt ibi Dominum
15-25 Revertere mecum, ut adorem Dominum
-30 Ut adorem Dominum Deum tuum
-31 Et adoravit Saül Dominum
20-41 Cadens pronus in terram, adoravit tertio
24- 9 David pronus in terram, adoravit
25-23 Procidit coram David... et adoravit
-41 Consurgens adoravit prona in terram
1 *Reg* 28-14 Inclinavit se (*Saül*) et adoravit (*Samuelem*)
2 *Reg.* 9- 6 Corruit in faciem suam et adoravit
- 8 Qui adorans eum, dixit : Quis ego sum...
12-20 Et adoravit et venit in domum suam
14- 4 Adoravit et dixit : Serva me, rex
-22 Cadensq. Joab... adoravit et benedixit
-33 Absalom... adoravit super faciem terræ
15-32 In quo adoraturus erat Dominum
18-21 Adoravit Chusi Joab, et cucurrit
-28 Et adorans regem coram eo pronus
24-21 Egressus adoravit regem prono vultu
3 *Reg.* 1-16 Inclinavit se Bethsabee, et adoravit regem
-23 Cumq... adorasset eum pronus in terram
-31 Bethsabee... adoravit regem, dicens :
-47 Et adoravit rex in lectulo suo.
-53 Ingressus adoravit regem Salomonem
2-19 Surrexit rex in occ. e. adoravitq. eam
9- 6 Si... deos alienos et adoraveritis eos
- 9 Adoraverunt eos et coluerunt eos
11-33 Adoraverit Astarthen deam Sidoniorum
12-30 Ibat e. populus ad adorandum vitulum
16-31 Servivit Baal, et adoravit eum
19-18 Omne os, quod non adoravit eum
22-54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum
4 *Reg.* 2-15 Adoraverunt eum (*Eliseum*) proni in terram
4-37 Venit illa, et... adoravit super terram
5-18 Quando ingred. Dominus... ut adoret Si adoravero in templo Remnon, Adorante eo in eodem loco, ut ignoscat
17-16 Adoraverunt universam militiam cœli
-35 Non adoretis eos, neque colatis eos
-36 Illum adorate, et ipsi immolate.
18-22 Ante altare hoc adorabitis in Jerusalem
19-37 Cumq. adoraret in templo Nesroch
21- 3 Et adoravit omnem militiam cœli
-21 Servivitq. immunditiis... et adoravit eas
1 *Par.* 16-29 Et adorate Dominum in decore sancto
21-21 Et adoravit eum pronus in terram
29-20 Adoraverunt Deum, et deinde regem
2 *Par.* 6-32 Et adoraverit in loco isto
-34 Adorabunt te contra viam
-38 Adorabunt te contra viam terræ suæ
7- 3 Adoraverunt et laudaverunt Dominum
-19 Si... serv. diis alien. et adoraveritis eos
-22 Deos alienos, et adoraverunt eos
20-18 Proni...coram Domino, et adoraverunt eum
24-17 Principes Juda, et adoraverunt regem
25-14 Amasias... Deos sibi et adorabat eos
-15 Misit... qui diceret ei : Cur adorasti deos
29-28 Omni autem turba adorante, cantores
-29 Cumq. finita esset oblatio... adoraverunt
-30 Et incurvato genu adoraverunt
32-12 Dicens : Coram altari uno adorabitis
33- 3 Fecit lucos et adoravit omn. militiam cœli
2 *Esdr.* 8- 6 Adoraverunt Deum proni in terram
9- 3 Quater confitebantur et adorabant
- 6 Exercitus cœli te adorat
Tobiæ. 1- 6 Ibi adorabat Dominum Deum Israël
11- 7 Ubi introieris d... statim adora Dominum
-12 Cumq. adorassent Deum et gratias egissent
13-13 Et omnes fines terræ adorabunt te
14- 9 Gaudebunt in ea... adorantes regem Israël.
Judith. 6-14 Om. populus cecidit... adorantes Dominum
8-18 Dereliq. Deum... et adoraverunt d. alienos
10-20 Adoravit eum, prosternens se super terram
12- 6 Ad adorandum Deum suum per triduum
13-22 Universi autem adorantes Dominum
-30 Procidit ad pedes ejus, et adoravit eam
16-22 Venit in Jerusalem adorare Dominum
Esth. 3- 2 Flectebant genua et adorabant Aman Solus Mardochæus non... adorabat eum
- 5 Quod M... nec se adoraret, iratus est valde
13-12 Ut non adorarem Aman superbissimum
-14 Ne quemquam adorarem, excepto Deo
16-11 Et adoraretur ab omnibus post regem
Job. 1-20 Tonso capite, corruens in terram, adoravit
Psal. 5- 8 Adorabo ad templum sanctum tuum
21-28 Adorabunt in conspectu ejus
-30 Adoraverunt omnes pingues terræ
28- 2 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
44-12 D. Deus tuus, et adorabunt eum
65- 4 Omnis terra adoret te, et psallat tibi
71-11 Adorabunt eum omnes reges terræ
-15 Et adorabunt de ipso semper :
80-10 Neque adorabis Deum alienum
85- 9 Venient, et adorabunt te, Domine
94- 6 Venite, adoremus et procidamus
95- 9 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
96- 7 Confund. omnes qui adorant sculptilia
- 8 Adorate eum omnes Angeli ejus
98- 5 Et adorate scabellum pedum ejus
- 9 Et adorate in monte sancto ejus
105-19 In Horeb, et adoraverunt sculptile
131- 7 Adorabimus in loco ubi steterunt pedes
Psal. 137- 2 Adorabo ad templum sanctum tuum
Sap. 16-28 Oportet... ad ortum lucis te adorare
Eccli. 35-20 Qui adorat Deum in oblectatione
50-19 Adorare Dominum Deum suum
Isai. 2- 8 Opus manuum suarum adoraverunt
-20 Ut adoraret, talpas et vespertiliones
27-13 Et adorabunt Dominum in monte sancto
36- 7 Coram altari isto adorabitis?
37-38 Cum adoraret in templo Nesroch Deum
44-15 Et adoravit : fecit sculptile, et curvatus est
-17 Curvatur ante illud, et adorat illud
-20 Cinis est : Cor insipiens adoravit illud
45-14 Et te adorabunt, teque deprecabuntur
46- 6 Ut faciat Deum; et procidunt et adorant
49- 7 Adorabunt propter Dominum, quia fidelis
-23 Vultu in terram demisso adorabunt te
60-14 Adorabunt vestigia pedum tuorum
66-23 Veniet omnis caro ut adoret coram facie
Jerem. 1-16 Et adoraverunt opus manuum suarum
7- 2 Qui ingredimini... ut adoretis Dominum
8- 2 Et omnem militiam cœli... adoraverunt
13-10 Abieruntq. post deos alienos... ut adorarent
16-11 Abierunt post deos alienos... et adoraverunt
22- 9 Eo quod... adoraverint deos alienos
25- 6 Nolite ire post deos alienos ut... adoretis
26- 2 Veniunt ut adorent in domo Domini
Baruc. 6- 5 Adorantes, dicite in cordibus vestris : Te oportet adorare, Domine.
Ezech. 8-16 Adorabant ad ortum Solis
46- 2 Adorabit super limen portæ et egred.
- 3 Adorabit populus terræ ad ostium portæ
- 9 Qui ingreditur per port. Aquil. ut adoret
Dan. 2-46 Tunc rex N... Danielem adoravit
3- 5 Cadentes adorate statuam auream
- 6 Si quis a. non prostratus adoraverit
- 7 Cadentes omnes... adoraverunt statuam
-10 Posuisti decretum... ut adoret statuam
-11 Si quis a. non procidens adoraverit
-12 Statuam aur. quam erexisti, non adorant
-14 Vere-ne... deos meos... non adoratis?
-15 Prosternite vos et adorate statuam quam feci Quod si non adoraveritis, eadem hora mor.
-18 Statuam a. quam erexisti, non adoramus.
-95 Ne adorent omnem Deum, excepto Deo solo
6-10 Flectebat genua sua et adorabat
14- 3 Ibat (*rex*) per singulos dies Adorare eum Porro Daniel adorabat Deum suum. Dixitq. ei rex : Quare non adoras Bel
-23 Dixit rex Danieli : ... Adora ergo eum
-24 Dixitq. Daniel : D. Deum meum adoro
Osee. 13- 2 Immolate homines vitulos adorantes
Mich. 5-12 Non adorabis ultra opera manuum
Soph. 1- 5 Et eos qui adorant super tecta militiam cœli, Et adorant et jurant in Domino
2-11 Et adorabunt eum viri de loco suo
Zach. 14-16 Ascendent ab an. in an. ut adorent regem
-17 Qui non ascenderit... ut adoret regem
1 *Mac.* 4-55 Cecidit omnis pop... et adoraverunt
Matth. 2- 2 Vidimus stellam... et venimus adorare
- 8 Renuntiate mihi ut et ego veniens adorem
-11 Et procidentes adoraverunt eum
4- 9 Si cadens adoraveris me
-10 Dominum Deum tuum adorabis
8- 2 Ecce leprosus veniens, adorabat eum
9-18 Princeps unus accessit, et adorabat eum
14-33 Adoraverunt eum dic. : Vere filius Dei es
15-25 At illa venit, et adoravit eum,
20-20 Adorans et petens aliquid ab eo
28- 9 Tenuerunt pedes ejus et adoraverunt
-17 Et videntes eum adoraverunt.
Marc. 5- 6 Videns a. Jesum.. cucurrit et adoravit
15-19 Ponentes genua, adorabant eum
Luc. 4- 7 Si adoraveris coram me, erunt tua omnia
- 8 D. Deum tuum adorabis et illi soli servies
24-52 Ipsi adorantes, regressi sunt Jerusalem
Joan. 4-20 Patres nostri in monte hoc adoraverunt Jerosol. est locus ubi adorare oportet
-21 Neque in Jerosolymis adorabitis Patrem
-22 Vos adoratis quod nescitis : Nos adoramus quod scimus
-23 Veri ador. adorabunt Patrem in spiritu Nam pater tales quærit, qui adorent eum
-24 Et eos, qui adorant eum in spiritu Et veritate oportet adorare
9-38 Et procidens adoravit eum
12-20 Ascenderant ut adorarent in die festo
Act. 7-43 Figuras, quas fecistis, adorare eas
8-27 Vir Æthiops.. venerat adorare in Jerusalem
10-25 Procidens ad pedes ejus adoravit
24-11 Ex quo ascendi adorare in Jerusalem
1 *Cor.* 14-25 Ita cadens in faciem adorabit Deum
Hebr. 1- 6 Et adorent eum omnes Angeli ejus
11-21 Et adoravit fastigium virgæ ejus.
Apoc. 3- 9 Faciam .. ut.. adorent ante pedes tuos

Apoc. 4-10 Adorabant viventem in sæcula sæculorum
5-14 Adoraverunt viventem in sæcula sæculorum
7-11 Omnes Angeli... adoraverunt Deum
9-20 Ut non adorarent dæmonia
11- 1 Surge et metire templ... et adorantes in eo
-16 Ceciderunt in facies suas et adoraverunt D.
13- 4 Et adoraverunt draconem qui dedit potestatem bestiæ et adoraverunt bestiam dicentes :
- 8 Adoraverunt eam omnes, qui habitant terram
-12 Fecit terram, ut... adorare bestiam primam
-15 Quic. non adoraverint imag.. occidantur
14- 7 Adorate eum qui fecit cœlum
- 9 Si quis adoraverit bestiam, et imaginem
-11 Qui adoraverunt bestiam et imaginem ejus
15- 4 Venient, et adorabunt in conspectu tuo
16- 2 Vulnus... in eos, qui adoraverunt imaginem ejus
19- 4 Adoraverunt Deum sedentem super thr..
-10 Cecidi ante pedes ejus ut adorarem eum
Et dicit mihi :... Deum adora
-20 Seduxit eos... qui adoraverunt imaginem
20- 4 Qui non adoraverunt bestiam
22- 8 Cecidi ut adorarem ante pedes
- 9 Et dixit mihi... Deum adora

ADRAMELECH I.

Anno mundi 3314, *Romæ* 14, *ante J.-Ch.* 730. *Idolum quod adorabant habitatores Sepharvaim, qui comburebant filios suos in honorem idoli.*

4 Reg. 17-31 Hi... comburebant filios suos igni Adramelech.

ADRAMELECH II.

Anno mundi 3323, *Romæ* 23, *ante J.-Ch.* 740 *Filius Sennacherib, regis Assyriæ. Adramelech et frater Sarasar patrem suum percusserunt gladio, cum adoraret in templo Nesroch deum suum, et fugerunt in Armeniam, in terram Ararat.*

4 Reg. 19-37 Adramelech et Sarazar filii ejus percusserunt
Isai. 37-38 Adramelech et Sarazar filii ejus percusserunt

ADRIA.

Urbs sita juxta Dalmatiam. Hic sanctus Paulus salvam fecit navem in qua ad Romam navigabat, ut staret coram Nerone.

Act. 27-27 Navigantibus nobis in Adria circa mediam n.

ADRUMETINA.

Est urbs Adrumes in Lybia juxta Carthaginem sita.

Act. 27- 2 Ascendentes navem Adrumetinam

ADSUM.

Gen. 4- 7 Sin a.male, statim in foribus peccatum aderit
22- 1 Abraham. ut ille respondit : Adsum.
-11 Abraham. qui respondit : Adsum.
27- 1 Fili mi? qui respondit : Adsum.
31-11 Jacob? Et ego respondi : Adsum.
-42 Nisi... timor Isaac affuisset mihi
46- 2 Jacob, Jacob. Cui respondit : Ecce adsum.
Exod. 2-12 Cumque... nullum adesse vidisset
3- 4 Moyses, Moyses. Qui respondit : Adsum.
Num. 22-38 Ecce adsum : Numquid loqui potero aliud,
Deut. 4- 7 Deus n. adest cunctis obsecrationibus
22-27 Clamavit, et nullus affuit qui liberaret
32-35 Et adesse festinant tempora
Judic. 14-15 Cumque adesset dies septimus
20- 7 Adestis omnes filii Israël, decernite
1 Reg. 14-17 Repertum est non adesse Jonathan
2 Reg. 1- 7 Cui cum respondissem : Adsum.
9- 6 Qui respondit : Adsum servus tuus
13-35 Ecce filii regis adsunt : juxta verbum..
19-40 Medio tantum pars affuerat de pop. Israël
20- 4 Dixit a. rex Amasæ... Tu adesto præsens
24- 8 Affuerunt post novem menses
3 Reg. 1-23 Dicentes : Adest Nathan propheta
18- 8 Vade, et dic Domino tuo : Adest Elias
-11 Et nunc tu dicis mihi... Adest Elias
-14 Dicis : ...Adest Elias : ut interficiat me.
2 Par. 28-23 Dii regum Syriæ... aderunt mihi
Job. 1- 6 Coram D., affuit etiam inter eos Satan
38-35 Reverentia dicent tibi : Adsumus.
39-30 Ubicumque cadaver fuerit, statim adest
Psal. 138- 8 Si descendero in infernum, ades.
Prov. 8-27 Quando præparabat cœlos, aderam :
Sap. 9- 9 Affuit tunc cum orbem terrarum faceres
10-11 In fraude circumven... illum affuit illi
Eccli. 19- 9 Et sic aderit tibi semper
Isai. 41-27 Primus ad Sion dicet : Ecce adsunt,
52- 6 Ego ipse qui loquebar, ecce adsum.
58- 9 Clamabis, et dicet : Ecce adsum ;
Jerem. 23-18 Quis enim affuit in consilio Domini
Baruc. 3-35 Vocatæ sunt, et dixerunt : Adsumus
2 Mac. 1-22 Tempus affuit, quo sol refulsit
3- 9 Et cujus rei gratia adesset aperuit
15- 7 Confid... auxilium sibi a Deo affuturum
- 8 Sperar. ab Omn. sibi affuturam victoriam
-20 Cum jam... hostesque adessent
Marc. 4-29 Mittit falcem, quoniam adest messis
Luc. 13- 1 Aderant autem quidam ipso in tempore
23-48 Qui simul aderant ad spectaculum istud
Joan. 11-28 Magister adest et vocat te
Act. 10-33 Omnes nos in conspectu tuo adsumus
17-17 Disputabat... ad eos qui aderant
25-24 Omnes qui simul adestis nobiscum viri
2 Tim. 4-16 In prima mea defensione nemo mihi affuit
2 Petr. 1- 8 Hæc enim si vobiscum adsint, et superent

ADULATIO.

Eccle. 7- 6 Quam stultorum adulatione decipi
1 Thess. 2- 5 Neque... fuimus in sermone adulationis

ADULLAM.

Urbs quæ venit in partes Juda, cum fuisset a Josue capta.

Josue. 15-35 Jerimoth et Adullam, Socho, et Azeca.

ADULTER.

Deut. 22-22 Uterque morietur... adulter et adultera
Job. 24-15 Oculus adulteri observat caliginem
Psal. 49-18 Cum adulteris portionem tuam ponebas
Prov. 6-32 Qui autem adulter est
Sap. 3-16 Filii autem adulterorum...
Isai. 57- 3 Vos... semen adulteri et fornicariæ
- 8 Et suscepisti adulterum
Jerem. 9- 2 Quia omnes adulteri sunt
23-10 Quia adulteris repleta est terra
Malac. 3- 5 Ero testis velox maleficis et adulteris
Luc. 18-11 Raptores, injusti, adulteri.
1 Cor. 6- 9 Neque idolis servientes, neque adulteri
Hebr. 12- 8 Ergo adulteri, et non filii estis
13- 4 Adulteros judicabit Deus
Jacob. 4- 4 Adulteri nescitis quia amicitia

ADULTERA.

Levit. 20-10 Moriantur et mœchus et adultera
Deut. 22-22 Uterque morietur... adulter et adultera
Prov. 18-22 Qui a. tenet adulteram, stultus est
30-20 Talis est et via mulieris adulteræ
Ezech. 16-32 Mulier adultera quæ super virum
-38 Judicabo te judiciis adulterarum
23-45 Judicabunt eas judicio adulterarum
Quia adulteræ sunt, et sanguis...
Osee. 3- 1 Dilige mulierem... et adulteram
4-13 Et sponsæ vestræ adulteræ erunt
Matth. 12-39 Generatio m. et adultera signum quærit
16- 4 Generatio mala et adultera sign. quærit
Marc. 8-38 In generatione ista adultera et pec.
Rom. 7- 3 Vocabitur adultera si fuerit cum alio
Ut non sit adultera, si fuerit cum alio

ADULTERIUM.

Levit. 20-10 Adulterium perpetravit cum conjuge
Num. 5-13 Sed latet adulterium, et testibus
-15 Oblatio investigans adulterium
-27 Contempto viro adulterii rea
Eccli. 23-33 Tertio in adulterio fornicata est
Jerem. 13-27 Adulteria tua et hinnitus tuus
Ezech. 23-43 Quæ attrita est in adulteriis :
Osee. 2- 2 Adulteria sua de medio uberum
4- 2 Furtum et adulterium inundaverunt
Matth. 15-19 Adulteria, fornicationes, furta
Marc. 7-21 Procedunt, adulteria, fornicationes
10-11 Adulterium committit super eam
Joan. 8- 3 Mulierem in adulterio deprehensam
- 4 Modo deprehensa est in adulterio
2 Petr. 2-14 Oculos habentes plenos adulterii

ADULTERO, OR.

Sap. 14-24 Aut adulterans contristat
Jerem. 7- 9 Furari, occidere, adulterari, jurare
23-14 Vidi similitudinem adulterantium
Ezech. 23-37 Adulteratæ sunt, et sanguis in manibus
Osee. 4-14 Super sponsas v. cum adulteraverint
7- 4 Omnes adulterantes, quasi clibanus
Matth. 5 32 Qui dimissam duxerit, adulterat
19-18 Non adulterabis : Non facies furtum
Marc. 10-19 Ne adulteres : Ne occidas
Rom. 13- 9 Non adulterabis : Non occides
2 Cor. 2-17 Adulterantes verbum Dei
4- 2 Neque adulterantes verbum Dei

ADULTUS, A.

Exod. 2- 9 Adultumque tradidit filiæ Pharaonis
Eccli. 42- 9 Ne forte in adolesc... adulta efficiatur

ADUNO.

2 Par. 24-27 Pecun. quæ adunata fuerat sub eo
29-20 Adunavit omnes principes civitatis
Judith. 3-15 Adunari præcepit univ. exercitum
5-23 Adunati sunt et ascend. montana
15- 4 Quoniam Assyrii non adunati
Ezech. 11-17 Congregabo vos... et adunabo de terris

ADURAM I. *Filius Jectan quintus.*

Gen. 10-27 Et Aduram, et Uzal, et Decla

ADURAM II.

Anno mundi 3009, *ante J.-Ch.* 1045. *Vir quem David super tributa constituit.*

2 Reg. 20-24 Aduram vero super tributa

ADURAM III.

Anno mundi 3060, *ante J.-Ch.* 994. *Videns populus Israel Roboam filium et successorem Salomonis augere tributa, nedum minueret, illi noluerunt obedire et sibi Jeroboam elegerunt. Roboam vero ad eos misit Aduram qui erat super tributa; quem autem lapidavit omnis populus.*

3 Reg. 12-18 Misit ergo rex Roboam Aduram,
2 Par. 10-18 Misitque rex Roboam Aduram,

ADURAM.

Civitas, quam ædificavit Roboam.

2 Par. 11- 9 Sed et Aduram et Lachis et Azeca

ADURO.

Deut. 8-15 In qua erat serpens flatu adurens
Dan. 3-94 Capillus capitis eorum non esset adustus

ADUSTIO.

Exod. 21-25 Adustionem pro adustione

ADVEHO.

Ezech. 27-13 Vasa ærea advexerunt populo tuo

ADVENA.

Gen. 19- 9 Ingressus es, inquiunt, ut advena
21-23 Et terræ in qua versatus es advena
23- 4 Advena sum et peregrinus apud vos
Exod. 2-22 Dicens : Advena fui in terra aliena
6- 4 Terram peregr... in qua fuerunt advenæ
12-19 Tam de advenis quam de indigenis terræ
-45 Advena et mercenarius non edent ex eo
18- 3 Dicente patre : Advena fui in terra aliena
20-10 Et advena qui est intra portas tuas
22-21 Advenam non contristabis, neque affliges
Advenæ enim et ipsi fuistis in ter. Ægypti
23- 9 Scitis enim advenarum animas
-12 Refrigeretur filius ancillæ tuæ et advena
Levit. 16-29 Sive advena qui peregrinatur inter vos
17- 8 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
-10 *Idem.* -12 *Idem.* -13 *Idem.*
-15 Tam de indigenis, quam de advenis.
19-33 Si habitaverit advena in terra vestra
-34 Fuistis enim et vos advenæ in terra Ægypti
20- 2 Et de advenis qui habitant in Israël
22-18 Et de advenis qui habitant apud vos
25- 6 Et advenæ, qui peregrinantur apud te
-23 Vos advenæ et coloni mei estis
-35 Susceperis eum quasi advenam
-45 De advenis qui peregrinantur apud vos
-47 Si invaluerit apud vos manus advenæ
Num. 9-14 Peregr. quoq. et advena si fuerint apud vos
Præceptum erit apud vos tam advenæ quam
15-15 Judicium tam vobis quam advenis terræ
-26 Et advenis qui peregrinantur inter vos
-29 ... Quam advenis una lex erit omnium
19-10 Habebunt hoc filii Israël et advenæ
35-15 Tam filiis Israël quam advenis
Deut. 10-19 Ipsi fuistis advenæ in terra Ægypti
15- 3 A peregrino et advena exiges
16-11 Advena ac pupillus et vidua
-14 Epulaberis... et advena et pupillus
23- 7 Nec Ægypt. quia advena fuisti in terra ejus
24-14 Non negabis mercedem... sive advenæ
-17 Non pervertes judicium advenæ
-19 Sed advenam... auferre patieris
-20 Sed relinques advenæ, pupillo ac viduæ
-21 Sed cedent in usus advenæ, pupilli
26-11 Tu et Levites, et advena qui tecum est
-12 Dabis Levitæ et advenæ et pupillo
-13 Et dedi illud Levitæ et advenæ
27-19 Maledictus qui pervertit judicium advenæ
28-43 Advena qui tecum versatur in terra
29-11 Advena qui tecum moratur in castris
31-12 Advenis, qui sunt intra portas tuas
Josue. 8-33 Ut advena ita et indigena
-35 Replicavit coram... m. ac parv. et advenis
20- 9 Et advenis qui habitant inter vos

2 Reg. 1-13 Filius hominis advenæ Amalecitæ ego sum
4- 3 Fueruntq. ibi advenæ usque ad tempus
1 Par. 29-15 Sumus coram te et advenæ
2 Par. 15- 9 Congreg..et advenas cum eis de Ephraïm
Tobiæ. 1- 7 Advenis ministraret omn. decimat..
Psal. 38-13 Quoniam advena ego sum apud te
93- 6 Viduam et advenam interfecerunt
145- 9 Dominus custodit advenas, pupillum
Sap. 19-13 Ignotos non recipiebant advenas
Isai. 5-17 Deserta in ubert... advenæ comedent
14- 1 Adjungetur advena ad eos
54-15 Advena quondam tuus adjungetur tibi
56- 3 Non dicat filius advenæ, qui adhæret
- 6 Et filios advenæ qui adhærent Domino
Jerem. 7- 6 Advenæ... non feceritis calumniam
22- 3 Et advenam... nolite contristare
*Ezech.*14- 7 Quicumque advena fuerit in Israël
22- 7 Advenam calumniati sunt in medio tui
-29 Advenam opprimebant calumnia
47-22 Et advenis qui accesserint ad vos
-23 In tribu a. quacumque fuerit advena
Zach. 7-10 Advenam et paup. nolite calumniari
*2 Mac.*10-14 Assumptis advenis, freq. Jud. debellabat
Act. 2-10 Et advenæ Romani
6- 5 Elegerunt... et Nicolaum advenam Ant.
7-29 Factus est advena in terra Madian
13-43 Secuti sunt multi... col. advenarum
17-21 Advenæ hospites, ad nihil aliud vac...
Ephes. 2-19 Jam non estis hospites, et advenæ :
1 Petr. 1- 1 Electis advenis dispersionis Ponti
2-11 Obsecro vos tanquam advenas

ADVENIO.

Gen. 25-24 Jam tempus pariendi advenerat
30-33 Quando placiti tempus advenerit coram te
31-10 Conceptus ovium tempus advenerat
Exod. 1-16 Quando... partus tempus advenerit
14-24 Jamque advenerat vigilia matutina,
19-16 Jamque advenerat tertius dies,
Num. 36- 4 Cum jubileus... annus remissionis advenit
*Tobiæ.*11- 9 Canis... quasi nuntius adveniens
Job. 36-32 Et præcepit ei ut rursus adveniat
Prov. 1-26 Subsannabo, cum vobis id... advenerit
Eccle. 1- 4 Generatio præterit et generatio advenit
Cant. 2-12 Tempus putationis advenit
Sap. 14-14 Supervacuitas e. hominum advenit
16-10 Misericordia e. adveniens sanabat illos
Eccli. 21- 6 Et judicium festinato adveniet illi
26-25 Et in tertio iracundia mihi advenit
27-30 Non agnoscet unde adveniat illi
Dan. 7-22 Tempus advenit et regnum obtin..
2 Mac. 5-18 Etiam hic statim adveniens flagellatus
6-14 Cum judicii dies advenerit
10-24 Advenit quasi armis Judæam capturus
Matth. 6-10 Adveniat regnum tuum; fiat voluntas
Luc. 11- 2 Adveniat regnum tuum.
Joan. 4-47 Quia Jesus adveniret a Judæa in Gal..
7- 6 Tempus meum nondum advenit.
Act. 2- 2 Sonus, tanquam advenientis Spiritus
5-21 Adveniens a. princeps sacerdotum
-25 Adveniens a. quidam nuntiavit eis :
9-39 Cum advenisset, duxerunt illum in cœnac...
28-21 Neque adveniens aliquis fratrum
Jacob. 5- 1 In miseriis vero quæ advenient vobis.
2 Petr. 3-10 Adveniet a. dies Domini ut fur :
Apoc. 11-18 Advenit ira tua, et tempus mort..

ADVENTUS.

Num. 22-37 Mercedem adventui reddere nequeo
Judic. 6-18 Ego præstolabor adventum tuum
9-25 Dum illius præstolabantur adventum
-26 Ad cujus adventum erecti... Sichem
*4 Reg.*20-13 Lætatus... in adventu eorum Ezechias
2 Par. 18- 2 Ad cujus adventum mactavit Achab
28- 3 Interf. D. in adventu filiorum Israël
1 Esdr. 3- 8 Anno a. secundo adventus eorum
*Tobiæ.*11- 6 Dum... specularetur adventum ejus, vidit
Isai. 14- 9 Conturbatus e. in occursum adventus tui
Jerem. 8- 7 Custodierunt tempus adventus sui
47- 4 Pro adventu diei, in quo vastabuntur
*Ezech.*38-18 In die adventus Gog super terram Israël
Malac. 3- 2 Quis poterit cogitare diem adventus ejus
*1 Mac.*11-44 Delectatus est rex in adventu eorum
2 Mac. 8-12 Indicavit his... Nicanoris adventum
12-21 Cognito autem Judæ adventu
14-15 Audito i. Judæ Nicanoris adventu
-17 Conterritus est repent. adventu advers..
15- 8 Ne formidarent ad adventum nationum
*Matth.*24- 3 Et quod signum adventus tui
-27 Ita erit et adventus Filii hominis
-37 *Idem.* - 39 *Idem.*
Act. 7-52 Qui prænuntiabant de adventu Justi
13-24 Prædic. Joanne ante faciem adventus
1 Cor. 1- 8 In die adventus Domini nostri Jesu Christi
15-23 Deinde... qui in adventu ejus crediderunt
2 Cor. 7- 6 Consolatus est nos Deus in adventu Titi
- 7 Non solum autem in adventu ejus
Philip. 1-26 Per meum adventum iterum ad vos
1 Thess. 2-19 Nonne vos ante Dom...estis in adventu ejus?
3-13 In adventu Domini nostri Jesu Christi
4-14 Qui residui sumus in adventum Domini
5-23 Corpus sine querela in adventu D...servetur
2 Thess. 2- 1 Rogamus a. vos, f. per adventum Domini
- 8 Destruet illustratione adventus sui eum
- 9 Cujus est adventus sec. oper. Satanæ
1 Tim. 6-14 Irreprehensibile usque in adventum D.
2 Tim. 4- 1 Judicaturus est vivos et mort. per adventum
- 8 Sed et iis qui diligunt adventum ejus
Tit. 2-13 Expectantes... adventum gloriæ magni Dei
Jacob. 5- 7 Patientes e. estote, f. usque ad adventum D.
- 8 Quoniam adventus Domini appropinquavit
2 Petr. 3- 4 Ubi est promissio, aut adventus ejus?
-12 Properantes in adventum diei Domini
1 Joan. 2-28 Non confundamur ab eo in adventu ejus
Judæ. -24 In exultatione in adventu Domini nostri

ADVERSARIUS.

Exod. 15- 7 Deposuisti adversarios tuos
Deut. 20- 1 Habeas adversarii exercitus magnitud.
- 4 Pro vobis contra adversarios dimicabit
33- 7 Adjutor i. contra adversarios e. erit
Josue. 5-13 Ait : Noster es, an adversariorum?
7- 5 Persecutique sunt eos adversarii
8-22 Cum ergo... adversarii cæderentur
10-20 Cæsis ergo adversariis plaga magna
Judic. 2-14 Nec potuerunt resistere adversariis suis
6-31 Qui adversarius est ejus, moriatur
9-44 Per campum adversarios persequebantur
16-24 Tradidit Deus noster adversarium
20-31 Fugientes adversarios longius persecuti sunt
-42 Illuc q. eos adversarii persequentibus
1 Reg. 2-10 Dominum formidabunt adversarii ejus
29- 4 Ne fiat nobis adversarius, cum præliari
2 Reg. 24-13 Tribus mensibus fugies adversarios
3 Reg. 11-14 Suscitavit a. Dom. adversarium Salomoni
-23 Suscitavit q. ei Deus adversarium Razon
-25 Eratq. adversarius Israeli cunctis diebus S.
4 Reg. 21-14 Eruntq... in rapinam cunctis adversariis
1 Par. 12-17 Si a. insidiamini pro adversariis meis
18-10 Adversarius quippe erat Thou Adarezer
2 Par. 6-34 Contra adversarios suos per viam
26-13 Pro rege contra adversarios dimicabant
Esth. 8- 1 Dedit...domum Aman adversarii Judæorum
9- 1 Cœperunt et se de adversariis vindicare
-24 Aman... hostis et adversarius Judæorum
Job. 27- 7 Sit... adversarius meus quasi iniquus
Psal. 73-10 Irritat adversarius nomen tuum in finem
Sap. 11- 9 Ostend... et adversarios illorum necares
18- 8 Sicut enim læsisti adversarios; sic et..
Eccli. 23- 3 Incidam in conspectu adversariorum m..
36- 9 Tolle adversarium et afflige inimicum
37- 4 In tempore tribul. adversarius erit
Isaï. 50- 8 Quis est adversarius meus? accedat
Jerem. 18-19 Audi vocem adversariorum meorum
Baruc. 4- 6 Provocastis D., traditi estis adversariis
Mich. 2- 8 Populus meus in adversarium consurrexit
1 Mac. 9- 8 Surg. et eamus ad adversarios nostros
12-28 Audierunt adversarii quod paratus est Jon..
14-29 Et restiterunt adversariis gentis suæ
16- 7 Erat a. equitatus adversariorum copiosus
*2 Mac.*10-21 Adversariis eorum dimissis
-26 Adversariis adversaretur, sicut lex dicit.
-29 Apparuerunt adversariis de cœlo viri
-30 In adversarios a. tela et fulmina jaciebant
14-17 Conterr. est rep. adventu adversariorum
15-16 Dejicies adversarios populi mei Israel
Matth. 5-25 Esto consentiens adversario tuo
Ne forte tradat te adversarius judici
Luc. 12-58 Cum autem vadis cum adversario tuo
13-17 Erubescebant omnes adversarii ejus
18- 3 Vindica me de adversario meo
21-15 Et contradicere omnes adversarii vestri
1 Cor. 16- 9 Ostium... evidens, et adversarii multi
Philip. 1-28 In nullo terreamini ab adversariis
1 Tim. 5-14 Nullam occasionem dare adversario
Hebr. 10-27 Æmul. quæ consumptura est adversarios
1 Petr. 5- 8 Vigilate, quia adversarius vester

ADVERSOR.

Num. 22-32 Ego veni ut adversarer tibi :
33-55 Adversabuntur vobis in terra habit.
Deut. 1-43 Sed adversantes imperio Domini,
Ruth. 1-16 Ne adverseris mihi ut te relinquam
-18 Adversari noluit, nec ad suos red. persuad.
Job. 30-21 In duritia manus tuæ adversaris mihi
Psal. 3- 8 Percussisti omnes adversantes mihi
34-19 Non supergaud eant mihi qui adversantur
Eccli. 29- 7 Si autem potuerit reddere, adversabitur
*Ezech.*28-24 Per circuitum e. qui adversantur eis
-26 In omnibus qui adversantur eis per cir..
Zach. 3- 1 Satan stabat a dextr.. ut adversaretur ei
*2 Mac.*10-26 Et adversariis adversaretur, sicut lex dicit
Galat. 5-17 Hæc enim sibi invicem adversantur
*1 Thess.*2-15 Et omnibus hominibus adversantur
*2 Thess.*2- 4 Qui adversatur et extollitur
1 Tim. 1-10 Si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur

ADVERSUM, *substantivum.*

Gen. 42-38 Si quid ei adversi acciderit in terra
Judic. 8-11 Et nihil adversi suspicabantur.

ADVERSUS, *adjectivum.*

2 Mac. 6-12 Ne abhorrescant propter adversos casus.

ADVERSUM, ADVERSUS, *et* EX ADVERSO. *præpositiones.*

Gen. 4- 8 Consurrexit Caïn adversus fratrem
14- 9 Adversus Chodorlahomor regem Elam..
Quatuor reges adversus quinque
26-20 Jurgium fuit... adversus pastores Isaac
Exod. 5-20 Moyses et Aaron, qui stabant ex adverso
13-17 Si vidisset adversum se bella consurg.
25-37 Pones eas... ut luceant ex adverso
32- 1 Populus... congregatus adversus Aaron
-14 Locutus fuerat adversus populum suum
Levit. 26-21 Si ambulaveritis ex adverso mihi,
-24 Ego q. contra vos adversus incedam
-28 Incedam adversus vos in furore
-40 Et ambulaverunt ex adverso mihi
Num. 10- 9 Hostes qui dimicant adversum vos
14-35 Mult... quæ consurrexerit adversum me
15-30 Adversus Dominum rebellis fuit
16- 3 Cumq. stetissent adversum Moysen
-19 Coacerv. adversum eos omn. multitud..
20- 2 Convenerunt adversum Moysen et Aaron.
26- 9 Quando adversus Dom. rebellaverunt
32-13 Iratusq. Dominus adversum Israël
Deut. 2- 9 Nec ineas adversus eos prælium
-15 Cujus manus fuit adversum eos,
-24 Et committe adversus eum prælium
9- 2 Quibus nullus potest ex adverso resistere
- 7 Semper adversum Dominum contendisti
-19 Adversum vos concitatus, delere vos
-20 Adversum Aaron quoque vehementer iratus
23- 9 Quando egressus fueris adversus hostes
28- 7 Qui consurgunt adversum te
Josue. 8- 5 Accedemus ex adverso contra urbem
-11 Cumque venissent.. ex adverso civitatis
-19 Cumq. elevasset clyp. ex adverso civitatis
10- 6 Convenerunt e. adversum nos omnes
-25 Hostibus vestris, adversum quos dimicatis
11- 7 Venitq. Josuë... adversus illos ad aquas M.
Judic. 3-12 Qui confortavit adversum eos Eglon
5-20 Adversus Sisaram pugnaverunt
9-25 Posueruntq. insidias adversus eum
-31 Oppugnat adversum te civitatem
-33 Egrediente adversum te cum populo
12- 3 Ut adversum me consurgatis in prælium
15-10 Cur ascendistis adversum nos
21-22 Et adversum vos quæri cœperint
1 Reg. 3-12 In illa die suscitabo adversum Heli
11- 1 Pugnare cœpit adversum Jabes
12- 5 Testis est Dominus adversum vos
- 7 Ut judicio contendam adversum vos
- 9 Et pugnaverunt adversum eos
-12 Naas rex... venisset adversum vos
13- 4 Erexit se Israël adversus Philisthiim
14- 5 Unus scopulus... ex adverso Machmas
-47 Saül... pugnabat... adversum omnes inim..
-52 Erat a. bellum potens adversum Philist..
17- 8 Clamabat adversum phalangas Israel
-19 Saül... Isr.. pugnabant adversum Philisth.
-21 Philisthiim ex adverso fuerant præparati
-32 Et pugnabo adversus Philisthæum
-33 Non vales... pugnare adversus eum
-35 Illi consurgebant adversum me
-40 Et processit adversum Philisthæum
-41 Et appropinquans adversum David
-48 Cucurrit ad pugnam ex adverso Philisth.
-50 Prævaluitq. David adversum Philisth..
19- 8 Egr. David, pugnavit adversum Philisthiim
20-13 Patris mei malitia adversum te
-30 Iratus a. Saül adversum Jonathan
22- 8 Conjurastis omnes adversum me
Filius meus servum meum adversum me
-13 Quare conjurastis adversum me
Consuluisti... ut consurgeret adversum me
-15 Ne suspicetur rex adversus servum suum
23- 3 Si ierimus in Ceilam adversum agmina
- 5 Et pugnavit adversum Philisthæos
24-10 David quærit malum adversum te?
25-17 Completa est malitia adversum virum t.
26- 1 Hachila, quæ est ex adverso solitudinis
- 3 Hachila, quæ erat ex adverso solit. in via.
-13 Cumque transisset David ex adverso

1 Reg. 26-19 Si Dominus incitat te adversum me
27-11 Ne forte loquantur adversum nos
28-15 Philisthiim pugnant adversum me
29- 4 Irati sunt a. adversus eam principes
30-23 Latr. qui eruperant adversum nos
31- 1 Philisthiim a. pugnabant adversum Israël
2 Reg. 1 -16 Os enim tuum locutum est adversum te
3- 8 Numquid cap. canis ego sum adversum Jud.
5-23 Et venies ad eos ex adverso pyrorum
10- 9 Videns igitur Joab quod præparatum esset adversum se prælium et ex adverso et post tergum
-11 Si prævaluerint adversum me Syri
Si a. filii Ammon præval. adversum te
-17 Dixerunt aciem Syri ex adverso David
11- 2 Viditq. mulierem se lavantem ex adverso
-15 Ponite Uriam ex adverso belli
-17 Bellabant adversum Joab
-23 Prævaluerunt adversum nos viri
12- 5 Iratus a. indignatione David adversus h.
-27 Dimicavi adversum Rabbath
13-16 Malum, quod nunc agis adversum me
-29 Fecerunt e. pueri Absalom adversum Am..
14- 6 Qui rixati sunt adversum se in agro
- 7 Universa cognatio adversus ancillam
16-13 Mittens lapides adversum eum
18-13 Et tu stares ex adverso?
-32 Consurgunt adversus eum in malum.
21-15 Prælium Philisthinorum adversum Israël
3 Reg. 11-27 Hæc est causa rebellionis adversus eum
20-27 Acceptis cibariis profecti ex adverso
-29 Dirigebantq. septem diebus ex adverso
4 Reg. 3-21 Ut pugnarent adversum eos
-22 Orto jam sole ex adverso aquarum
5- 7 Videte quod occasiones quærat adversum me
7- 6 Ecce mercede conduxit adversum nos
15-25 Conjuravit a. adversus eum Phacee
16- 7 Qui consurrexerunt adversum me
19- 9 Ecce egressus est ut pugnet adversum te
1 Par. 6-78 Trans Jordanem q. ex adverso Jericho
8-32 Habitaveruntq. ex adverso fratrum
12-19 Veniebat cum Philist. adversus Saül
-14 Venies contra illos ex adverso pyrorum
-21 Præb. aux. David adversus latrunculos
19-10 Joab, intelligens bellum ex adverso
20- 4 Bellum in Gazer adversum Philisthæos
- 5 Bellum gestum est adversus Philisthæos
2 Par. 6-12 Stetit... ex adverso universæ multitudinis
12-15 Pugnaveruntq. adversum se Roboam et...
13-13 Cumque ex adverso hostium staret
-14 Judas vidit instare bellum ex adverso
-15 Qui stabat ex adverso Abia et Juda
16- 9 Tempore adversum te bella consurgent
-10 Iratusq. Asa adversus Videntem, jussit
20-23 Consurrexerunt adversum habitatores
22- 7 Voluntat.. fuit Dei adversus Ochoziam, Cum... egrederetur adversum Jehu
24-21 Congregati adversus eum, miserunt lapides
25-19 Cur malum adversum te provocas
32-17 Et locutus est adversus eum
-19 Sicut adversum deos populorum terræ
-20 Oraverunt... adversum hanc blasphemiam
33-24 Cumq. conjurassent adversus eum servi sui
35-21 Non adversum te hodie venio... desine
Adversum Deum facere qui mecum est
1 Esdr. 4- 5 Conduxerunt a. adversus eos consiliatores
- 6 Scripserunt accusationem adversus hab.
-19 Civitas illa... adversus reges rebellat
5- 5 Satisfacerent adversus accusationem illam
2 Esdr. 5- 1 Clamor... adversus fratres suos Judæos
- 7 Congregavi adversum eos concionem
12-37 Chorus secundus... ibat ex adverso
13- 2 Conduxerint adversum eos Balaam
-11 Et egi causam adversus magistratus
-21 Quare manetis ex adverso muri?
-29 Adversum eos qui polluunt sacerdotium
Judith. 1-12 Indignatus Nabuch. adversus omn. terram
2- 5 Egredere adversus omne regnum
Esth. 13- 5 Gentem rebellem adversus omne h. genus
Job. 2- 3 Tu a. commovisti me adversus eum
10- 1 Dimittam adversum me eloquium meum
-17 Multiplicas iram tuam adversum me
15-25 Tetendit e. adversus Deum manum suam
-26 Cucurrit adversus eum erecto collo
16- 9 Suscitatur falsiloquus adversus faciem
20-27 Et terra consurget adversus eum
31-13 Cum disceptarent adversum me
-38 Si adversum me terra mea clamat
32- 2 Eliu... iratus est autem adversum Job
- 3 Adversum amicos ejus indignatus est
33- 5 Et adversus faciem meam consiste
-13 Adversus eum contendis
Psal. 2- 2 Principes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Christum ejus
Psal. 3- 2 Multi insurgunt adversum me
12- 5 Prævalui adversus eum.
14- 3 Oppr. non accepit adversus proximos
22- 5 Adversus eos, qui tribulant me
26- 3 Si consistant adversum me castra
Si exurgat adversum me prælium
30-14 Dum convenirent simul adversum me
-19 Quæ loquuntur adversus justum
31- 5 Confitebor adversum me injustitiam
34- 3 Effunde fram. et conclude adversus eos
-15 Et adversum me lætati sunt
37-12 Amici mei et proximi mei adversum me
38- 2 Cum consisteret peccator adversum me
40- 8 Adversum me susurrabant omnes
Adversum me cogitabant mala mihi
- 9 Verb. iniq. constituerunt adversum me
49-20 Adversus fratrem tuum loquebaris
Et adversus filium matris tuæ ponebas
53- 5 Alieni insurrexerunt adversum me
55- 3 Quoniam multi bellantes adversum me
- 6 Adversum me omnes cogitationes
68-13 Adversum me loquebantur qui sedebant
74- 6 Nolite loqui adversus Deum iniquitatem
82- 4 Et cogitaverunt adversus sanctos tuos
93-16 Quis consurget mihi adversus malign...
Quis stabit mecum adversus operantes
101- 9 Qui laudab. me, adversum me jurabant
108- 3 Locuti sunt adversum me lingua dolosa
- 5 Posuerunt adversum me mala pro bonis
-20 Loquuntur mala adversus animam meam
118-23 Et adversum me loquebantur
143- 1 Psalmus David. Adversus Goliath.
Prov. 3-30 Ne contendas adversus hominem
Sap. 3-14 Nec cogitavit adversus Deum nequissima
4- 6 Testes sunt nequitiæ adversus parentes
-20 Traducent illos ex adverso iniquitates
5- 1 Adversus eos, qui se angustiaverunt
10-14 Donec afferret... potentiam adversus eos
16-24 Exardescit in torment. adversus injustos
Eccli. 4-26 Ne accipias faciem adversus faciem
Nec adversus animam tuam mendacium
7-13 Noli arare mend. adversus fratrem
19-10 Audisti verbum adversus proximum
29-16-17-18 Adversus inimicum tuum pugnabit
Isaï. 19- 2 Concurrere faciam Ægyptios adversus Ægyptios
Civitas adversus civitatem (*pugnabit*)
Regnum adversus regnum (*pugnabit*)
23-11 Dominus mandavit adversus Chanaan
29- 7 Et prævaluerunt adversus eam
37- 9 Invenit... præliantem adversus Lobnam
-29 Cum fureres adversum me
41-12 Homines bellantes adversum te
Jerem. 1-19 Et bellabunt adversum te
6-23 Ascendent... adversum te, filia Sion
12- 6 Etam ipsi pugnaverunt adversum te
-14 Adversum omnes vicinos meos pessimos
13-21 Tu enim docuisti eos adversum te
15-11 In tempore tribul. adversus inimicum
-20 Bellabunt adversum te et non prævalebunt
18- 7 Repente loquar adversum gentem et adversus regnum, ut eradicem et destruam
- 8 Quod locutus sum adversus eam
-23 Consilium e. adversum me in mortem
19-15 Mala, quæ locutus sum adversum eam
20-10 Et prævaleamus adversus eum
21- 2 Rex Babylonis præliatur adversum nos
- 4 Pugnatis adversum regem Babylonis
25-13 Prophetavit Jeremias adversum om. gentes.
-30 Concinetur adversus omn. habitatores ter..
26- 9 Omnis populus adversus Jeremiam
-11 Prophetavit adversus civitatem istam
-13 Quod locutus est adversum vos
-19 Quod locutus fuerat adversum eos?
-20 Prophetavit adversus civitatem istam
Et adversus terram hanc
28-16 Adversum enim Dominum locutus es.
29-32 Prævaric. locutus est adversus Dominum
30-20 Visitabo adversum omnes qui tribulant
32- 5 Si a. dimicaveritis adversum Chaldæos
-24 Adversum civitatem, ut capiatur
-29 Chaldæi præliantes adversum urbem
34-22 Præliabuntur adversus eam et capient
35-17 Quam locutus sum adversum illos
36- 7 Locutus est Dominus adversus populum
37- 9 Chald. qui præliantur adversum vos
38-22 Prævaluerunt adversum te viri pacifici
41-12 Ut bellarent adversum Ismahel
43- 3 Baruch... incitat te adversum nos
44-20 Et dixit Jeremias... adversum nos
Et adversum mulieres
Et adversum universam plebem
46- 2 Adversum exercitum Pharaonis
47- 7 Præceperit ei adversus Ascalonem
Et adversus maritimas ejus regiones
Jerem. 48-27 Quæ adversum illum locutus es.
49-30 Cogitavit adversum vos cogitationes
-34 Ad Jerem. proph. adversus Ælam
50- 9 Præparabuntur adversus eam
-15 Clamate adversus eam, ubique dedit
-29 Consistite adversus eam per gyrum
Erecta est adversum sanctum Israël
-45 Mente concepit adversum Babylonem
51-35 Iniquitas adversum me, et caro mea
52- 4 Venit Nabuch... adversus Jerusalem
Thren. 1-15 Vocavit adversum me tempus
-17 Mandavit Dominus adversum Jacob
3- 7 Circumædificavit adversum me
Baruc. 3-36 Non æstimabitur alius adversus eum
Ezech. 4- 2 Ordinabis adversus eam obsidionem
- 7 Et prophetabis adversus eam
7- 6 Venit finis, evigilavit adversum te:
13- 5 Non ascendistis ex adverso
19- 8 Convenerunt adversus eum gentes
20-36 Contendi adversum patres vestros
23-22 Congregabo eos adversum te in circuitu
24- 2 Rex Babylonis adversum Jerusalem
29-18 Servitute magna adversus Tyrum
Servit... qua servivit mihi adversus eam
-20 Operi, quo servivit adversus eam
35- 2 Pone faciem tuam adversum mont. Seïr
-13 Derogastis adversum me verba vestra
38-21 Convocabo adversus eum in cunctis m.
39- 1 Vaticinare adversum Gog, et dices:
Dan. 5-23 Adversum dominatorem cœli elevatus es
7-21 Cornu il. faciebat bellum adversus sanctos
10-20 Revertar ut prælier adversum principem
11- 2 Concitabit omnes adversum regnum
- 8 Prævalebit adversus regem Aquilonis
-11 Pugnabit adversus regem Aquilonis
-14 Multi consurgent adversus regem Austri
-25 Et cor ejus adversum regem Austri
Quia inibunt adversus eum consilia
-28 Cor ejus adversum testamentum sanctum
-30 Reverteturq. et cogitabit adversum eos
-36 Magnificabitur adversus omnem Deum
Adversus Deum deorum loquetur
-37 Quia adversum universa consurget
-40 Præliabitur adversus eum rex Austri
13-24 Exclamaverunt a. et senes adversus eam
-28 Iniqua cogitatione adversus Susannam
-43 Malitiose composuerunt adversum me
-49 Falsum test. locuti sunt adversus eam
-61 Consurr. adversus duos presbyteros
Male egerant adversus proximum
14-11 Daniel qui mentitus est adversum nos
-27 Congregati adversum regem, dixerunt
Abdiæ. - 1 Consurgamus adversus eum in prælium
- 7 Invaluerunt adversum te viri pacis tuæ
-11 In die cum stares adversus eum
-13 Non emitteris adversus exercitum ejus
Mich. 4- 3 Non sumet gens adversus gentem
6- 1 Contende judicio adversum montes
7- 6 Filia consurgit adversus matrem suam
Nurus adversus socrum suam
Habac. 1- 4 Quia impius prævalet adversus justum
Zach. 12- 3 Colligentur adversus eam omnia regna
14-12 Quæ pugnaverunt adversus Jerusalem
-14 Judas pugnabit adversus Jerusalem
1 Mac. 1-19 Constituit bellum adversus Ptolemæum
2-32 Constiterunt adversus eos prælium
-35 Concitaverunt adversus eos prælium
-40 Non pugnaverimus adversus gentes
-41 Omnis homo... pugnemus adversus eum
3-52 Nationes convenerunt adversum nos
-58 Ut pugnetis adversus nationes has quæ
Convenerunt adversus nos
4-12 Viderunt eos venientes ex adverso
-41 Ut pugnarent adversus eos
5- 9 Adversus Israëlitas qui erant in finibus
-10 Congregatæ sunt adversus nos gentes
-15 Dicentes convenisse adversum se
-19 Nolite bellum com... adversus gentes
-40 Quia potens erit adversum nos
-41 Et poterimus adversus illum
-57 Eamus pugnare adversus gentes
6-52 Fecerunt... machinas adversus machinas
-63 Et pugnavit adversus eum
8- 5 Cæteros qui adversum eos arma tulerant
-32 Adversum te faciemus illis judicium
9- 8 Si poterimus pugnare adversus eos
- 9 Et tunc pugnabimus adversus eos
-45 Ecce enim bellum ex adverso
10- 4 Priusq. faciat cum Alexandro adversum nos
-35 Movere negotia adversus aliquem
-61 Convenerunt adversus eum viri
Iniqui interpellantes adversus eum
-63 Ut nemo adversus eum interpellet
-70 Tu potestatem adversum nos exerces
11-25 Interpellabant adversus eum... iniqui

1 Mac. 11-40 Inimicitias exercituum e. adversus illum
-68 Ipse autem occurrit ex adverso
12-24 Pugnare adversus eum (*Jonathas*)
-40 Timens ne... pugnaret adversum eum
15-19 Non ferant aux. pugnantibus adversus eos
16-13 Cogitabat dolum adversus Simonem
2 Mac. 1-11 Adversus talem regem dimicavimus
4-39 Congreg. mult. adversum Lysimachum
-43 Cœpit judicium adversus Menelaum agitari
5- 6 Prosperitatem adversum cognatos
6- 8 Ut... et ipsi adversus Judæos agerent
8-16 Adversum se hostium multitudinem
-18 Potest et venientes adversum nos... delere
-20 De prælio, quod eis adversus Galatas fuit
11- 2 Veniebat adversus Judæos
12- 6 Venit adversus interfectores fratrum
-20 Adversus Timotheum processit
13- 1 Venire cum multitud. adversus Judæam
14- 2 Tenuisse regiones adversus Antiochum
-11 Hostiliter se habentes adversus Judam
15-24 Veniunt adversus sanctum populum
Matth. 5-11 Omne malum adversum vos mentientes
-23 ... Frater tuus habet aliquid adversum te
10-35 Separare hominem adversus patrem
Et filiam adversus matrem suam
Et nurum adversus socrum suam
12-14 Consilium faciebant adversus eum
-26 Adversus se divisus est
16-18 Portæ inferi non præval. adversus eam
20-11 Murmurabant adversus patremfamilias
26-62 Quæ isti adversum te testificantur
27- 1 Consilium inierunt... adversus Jesum
-13 Non audis quanta adversum te dicunt
Marc. 3- 6 Consilium faciebant adversus eum
9-39 Qui e. non est adversum vos, pro vobis est
11-25 Si quid habetis adversus aliquem
14-55 Quærebant adversus Jesum testimonium
-56 Testim. fals. dicebant adversus eum
-57 Fals. testim. ferebant adversus eum
15-39 Centurio, qui ex adverso stabat
Luc. 9-50 Qui e. non est adversum vos, pro vobis est
14-31 Iturus committere bellum adversus
21-10 Surget... regnum adversus regnum
Joan. 18-29 Quam accus... adversus hominem
19-11 Non haberes potestatem adversum me
Act. 4-26 Principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus
-27 Adversus sanct. puerum tuum Jesum
6- 1 Factum est murmur... adversus Hebræos
-13 Non cessat loqui verba adversus... legem
11- 2 Disceptabant adversus illum
14- 2 Concitaverunt anim... adversus fratres
15- 2 Paulo et Barnabæ adversus illos
16-22 Et cucurrit plebs adversus eos
19-38 Habent adversus aliquem causam
21-28 Hic est homo qui adversus populum
24- 1 Adierunt præsidem adversus Paulum
-19 Accusare si quid haberent adversum me
25- 2 Adieruntque eum... adversus Paulum
- 3 Postulantes gratiam adversus eum
-15 Postulantes adversus illum damnationem
-19 Quæstiones... habebant adversus eum
26- 9 Adversus nomen Jesu Nazareni
28-17 Ego... nihil adversus plebem faciens
Rom. 8-33 Quis accusabit adversus electos Dei
11- 2 Interpellat Deum adversum Israël?
-18 Noli gloriari adversus ramos
1 Cor. 4- 6 Ne... unus adversus alterum infletur
6- 1 Habens negotium adversus alterum
15-15 Testimonium diximus adversus Deum
2 Cor. 10- 5 Extoll. se adversus scientiam Dei
13- 8 Non enim possumus aliquid adversus veritatem
Galat. 3-21 Lex ergo adversus promissa Dei?
5-17 Caro e. concupiscit adversus spiritum
Spiritus autem adversus carnem
-23 Adversus hujusmodi non est lex.
Ephes. 6-11 Ut possitis stare adversus insidias
-12 Non est nobis collectatio adversus carnem
Et sanguinem, sed adversus principes et
Potestates, adversus mundi rectores
Coloss. 2-14 Delens quod adversus nos erat chirogr.
3-13 Si quis adversus aliquem habet querelam
1 Tim. 5-19 Adversus presbyterum accusationem noli accipere
Tit. 2- 8 Ut is, qui ex adverso est, vereatur
Hebr. 12- 3 Sustinuit... adversum semetipsum
- 4 Adversus peccatum repugnantes
Jacob. 3-14 Mendaces esse adversus veritatem
1 Petr. 2-11 Quæ militant adversus animam
2 Petr. 2-11 Non portant adversum se execrabile
Apoc. 2- 4 Sed habeo adversum te, quod
-14 Sed habeo adversus te pauca
-20 Sed habeo adversus te pauca
11- 7 Faciet adversum eos bellum

ADVESPERASCIT.

Prov. 7- 9 In obscuro, advesperascente die
Luc. 24-29 Mane nobiscum, quoniam advesperascit

ADVIVO.

Josue. 4-14 Timuerant Moysen, dum adviveret

ADVOCATUS, *substantivum*.

1 Joan. 2- 1 Advocatum habemus apud Patrem

ADVOCO.

Psal. 49- 4 Advocabit cœlum desursum
Eccli 13-12 Advocatus a potentiore discede
Ex hoc enim magis te advocabit
Isai. 40- 2 Loq. ad cor Jerus. et advocate eam
Matth. 18- 2 Advocans Jesus parvulum, statuit
Marc. 7-14 Et advocans iterum turbam, dicebat
Act. 2-39 Quoscumque advocaverit Dominus

ADVOLVO.

Matth. 27-60 Advolvit saxum magnum ad ostium
Marc. 15-46 Advolvit lapidem ad ostium monumenti

ADYTA.

1 Par. 28-11 Dedit... descrip... cubiculorum in adytis

ÆDES.

Gen. 39- 5 Multiplicavit tam in ædibus quam in
Exod. 12-13 In ædibus in quibus eritis, et videbo
Levit. 14-34 Si fuerit plaga lepræ in ædibus
25-32 Ædes Levitarum quæ in urbibus
Deut. 19- 1 Habitaverisq. in urbibus e. et in ædibus
Judic. 18-22 Qui habitabant in ædibus Michæ
4 Reg. 10-27 Destruxerunt quoque ædem Baal.
11-11 Ad partem sinistram altaris et ædis
1 Par. 29- 3 Quæ præparavi in ædem sanctam
-19 Ædificet ædem, cujus impensas paravi
2 Esdr. 6-10 Qui ait... Claudamus portas ædis
Esther. 2-14 Inde in secundas ædes deducebatur
Prov. 30-28 Stellio... moratur in ædibus regis
Isai. 13-22 Respond. ibi ululæ in ædibus ejus
Ezech. 42- 1 Contra ædem vergentem ad Aquilonem
Amos. 1- 7 Mittam ign... et devorabit ædes ejus
-10 In murum Tyri: et devorabit ædes ejus
-14 In Theman; et devorabit ædes Bosræ
-14 In muro Rabba et devorabit ædes
2- 2 In Moab et devorabit ædes Carioth
- 5 In Juda et devorabit ædes Jerusalem
3- 9 Auditum facite in ædibus Azoti
Et in ædibus terræ Ægypti
-10 Et rapinas in ædibus suis
-11 Et diripientur ædes tuæ
-15 Et dissipabuntur ædes multæ
Mich. 7-17 Perturbabuntur in ædibus suis
1 Mac. 4-48 Ædem et atria sanctificaverunt
13-47 Mundavit ædes in quib. fuerant simulacra
2 Mac. 6- 4 Sacratisq. ædibus mulieres se ultro inger...
Luc. 11-51 Zach. qui periit inter altare et ædem
Act. 19-24 Faciens ædes argenteas Dianæ

ÆDICULA.

Judic. 17- 5 Qui ædiculam... Deo separavit
4 Reg. 23- 7 Destruxit q. ædiculas effœminatorum

ÆDIFICATIO.

2 Par. 16- 6 Ligna quæ ædificationi præparaverat
1 Esdr. 5- 4 Nominum auctorum ædificationis illius
Judith. 5-10 In ædificationibus urbium suarum
Eccli. 40-19 Ædificatio civitatis confirmabit nom...
50- 2 Duplex ædificatio, et excelsi parietes t.
Matth. 24- 1 Ut ostenderet ei ædificationes templi
Marc. 13- 2 Vides has omnes magnas ædificationes
Rom. 14-19 Quæ ædificationis sunt, in invicem
15- 2 Placet in bonum ad ædificationem
1 Cor. 3- 9 Dei agricultura e. Dei ædificatio estis
14- 2 Hominibus loquitur ad ædificationem
- 5 Ut Ecclesia ædificationem accipiat
-12 Ad ædificationem Ecclesiæ quærite
-26 Omnia ad ædificationem fiant
2 Cor. 5- 1 Ædificationem ex Deo habemus
10- 8 In ædificationem et non in destructionem
12-19 Loquimur... propter ædificationem vestram
13-10 Dominus dedit mihi in ædificationem
Ephes. 2-21 Omnis ædificatio constructa crescit
4-12 In ædificationem corporis Christi
-16 In ædificationem sui in charitate
-29 Si quis bonus ad ædificationem fidei
1 Tim. 1- 4 Ædificationem Dei quæ est in fide

ÆDIFICATOR.

Isai. 58-12 Vocaberis ædificator sepium

ÆDIFICIUM.

3 Reg. 9- 1 Cum perfecisset Salomon ædificium
Domus Domini et ædificium regis
2 Par. 34-11 Et ligna ad commissuras ædificii
Eccli. 22-19 In fundamento ædificii non dissolv.
Ezech. 40- 2 Quasi ædificium civitatis vergentis
- 5 Mensus est latitudinem ædificii
41-12 Ædificium quod erat separatum
Paries autem ædificii, quinque cubit...
-13 Quod separatum erat ædificium
-15 Mensus est longitudinem ædificii
42- 1 Erat contra separatum ædificium
- 5 Eminebant... de mediis ædificii
-10 In faciem ædificii separati
Erant ante ædificium gazophylacia
-13 Quæ sunt ante ædificium separatum
Habac. 2-11 Quod inter juncturas ædificiorum est
1 Mac. 13-27 Ædificavit... ædificium altum visu
16-23 Ædificii murorum, quos extraxit

ÆDIFICO.

Gen. 2-22 Ædificavit Dominus Deus costam
4-17 Ædificavit civitatem, vocavitq... Henoch
8-20 Ædificavit autem Noë altare Domino
10-11 Ædificavit Niniven et plateas
11- 5 Et turrim quam ædificabant filii Adam
- 8 Et cessaverunt ædificare civitatem
12- 7 Qui ædificavit ibi altare Domino
- 8 Ædificavit quoque ibi altare Domino
13-18 Ædificavitque ibi altare Domino
22- 9 Ædificavit altare... ligna composuit
26-25 Itaque ædificavit ibi altare
35- 7 Ædificavitque ibi altare
Exod. 1-11 Ædificaveruntque urbes tabernacul...
-21 Ædificavit eis domos.
17-15 Ædificavitque Moyses altare
20-25 Non ædificabis illud de sectis lapidibus
24- 4 Ædificavit altare ad radices montis
32- 5 Aaron ædificavit altare coram eo
Num. 21-27 Ædificetur et construatur civ. Sehon
23- 1 Ædifica mihi hic septem aras
-14 Ædificavit Balaam septem aras
-29 Ædifica mihi hic septem aras et para...
32-24 Ædificate ergo urbes parvulis istis
-37 Filii vero Ruben ædificaverunt Hesebon et Eleale et Cariathaim
Deut. 6-10 Civitates... quas non ædificasti
8-12 Ne... domos pulchras ædificaveris
13-16 Non ædificabitur amplius
20- 5 Quis est homo qui ædificavit domum
22- 8 Cum ædificaveris domum novam
25- 9 Qui non ædificat domum fratris sui
27- 5 Ædificabis ibi altare Domino
28-30 Domum ædifices et non habites in ea
Josue. 6-26 Maledict... et ædificaverit civ. Jericho
8-30 Ædificavit Josuë altare Domino
19-50 Ædificavit civitatem, habitavitq. in ea
22-10 Ædificaverunt juxta Jordanem altare
-11 Cum audissent... ædificasse filios Ruben.
-16 Cur... ædificantes altare sacrilegum
-19 Ædificato altari præter altare Domini
24-13 Deditq. vobis... urbes quas non ædificastis
Judic. 1-26 Ædificavit ibi civitatem... Luzam
6-24 Ædificavit ergo ibi Gedeon altare
-26 Ædificabis altare Domino Deo tuo
-28 Altare, quod tunc ædificatum erat
21-23 Ædificantes urbes, et habitantes in eis
Ruth. 4-11 Quæ ædificaverunt domum Israël
1 Reg. 2-35 Ædificabo ei domum fidelem
7-17 Ædificavit etiam ibi altare Domino
14-35 Ædificavit a. Saül altare Domino
Tuncque primum cœpit ædificare altare
2 Reg. 5- 9 Ædificavit per gyrum a Mello
-11 Ædificaverunt domum David
7- 5 Numquid tu ædificabis mihi domum
- 7 Quare non ædificastis mihi domum
-13 Ipse ædificabit domum nomini meo
-27 Domine, ædificabo tibi
24-21 Ut... ædificem altare Domino
-25 Ædificavit ibi David altare Domino
3 Reg. 2-36 Ædifica tibi domum in Jerusalem
3- 1 Donec compleret ædificans domum
- 2 Non enim ædificatum erat templum
5- 3 Quia non potuerit ædificare domum
- 5 Quamobrem cogito ædificare templum
Ipse ædificabit domum nomini meo
-18 Ligna et lapides ad ædificandam domum
6- 1 Ædificari cœpit domus Domino
- 2 Domus a. quam ædificabat rex
- 5 Ædificavit super parietem templi
- 7 Domus autem cum ædificaretur
De lapidibus dolatis... ædificata est
Non sunt audita in domo, cum ædificaretur
- 9 Ædificavit domum et consummavit eam
-10 Ædificavit tabulatum super omn...
-12 Domus hæc, quam ædificas
-14 Igitur ædificavit Salomon domum
-15 Et ædificavit parietes domus
-16 Ædificavitque viginti cubitorum

3 *Reg.* 6–36 Ædificavit atrium interius tribus ordin..
7– 1 Domum a. suam ædificavit Salomon
– 2 Ædificavitq. domum Saltus Libani
8–13 Ædificans ædificavi domum
–16 Non elegi civ.. ut ædificaretur domus
–17 Voluitq. David pater meus ædificare dom..
–18 Cogitasti in corde tuo ædificare domum
–19 Tu non ædificabis mihi domum sed filius tuus.. ipse ædificabit domum nomini meo
–20 Ædificavi domum nomini D. Dei Israël
–27 Quanto magis domus hæc quam ædificavi?
–43 Super domum hanc quam ædificavi
–44 Domum quam ædificavi nomini tuo
–48 Templi quod ædificavi nomini tuo
9– 3 Sanctificavi domum hanc quam ædificasti
–10 Postq. ædificaverat Salomon duas domos
–15 Hæc est summa... ad ædificandam
–17 Ædificavit ergo Salomon Gazer, etc.
–19 Quodc.. placuit ei ut ædificaret in Jerus.
–24 Filia a. Pharaonis ascendit... in domum
Quam ædificaverat ei Salomon : tunc
Ædificavit Mello
–25 Super altare quod ædificaverat Domino
10– 4 Et domum quam ædificaverat
11– 7 Tunc ædificavit Salomon fanum
–27 Quia Salomon ædificavit Mello
–38 Ero tecum et ædificabo tibi domum
Quomodo ædificavi David domum
12–25 Ædificavit a. Jeroboam Sichem
Et egressus inde ædificavit Phanuël
14–23 Ædificaverunt e.. aras et statuas..
15–17 Baasa rex Israël... ædificavit Rama
–21 Baasa, intermisit ædificare Rama
–22 Ligna ej. quibus ædificaverat Baasa
16–24 Ædificavit eum... Samariam
–32 Quod ædificaverat in Samaria
–34 Ædificavit Hiel de Bethel, Jericho
18–32 Ædificavit de lapidibus altare
22–39 Domus eburnea quam ædificavit
4 *Reg.* 6– 2 Ut ædificemus nobis ibi locum
14–22 Ipse (*Azarias*) ædificavit Ælath
15–35 Ædificavit portam... sublimissimam
16–18 Musach... quod ædificaverat in templo
17– 9 Ædificaverunt sibi excelsa
21– 3 Ædificavit excelsa (*Manasses*)
23–13 Excelsa.. quæ ædificaverat Salomon
1 *Par.* 6–10 In domo quam ædificavit Salomon
–32 Canentes donec ædificaret Salomon
7–24 Sara, quæ ædificavit Bethoron
8–12 Hic ædificavit Ono et Lod
11– 8 Ædificavitq. urbem in circuitu
14– 1 Ut ædificarent ei domum
15– 1 Et ædificavit locum arcæ Dei
17– 4 Non ædificabis tu mihi domum
– 6 Quare non ædificastis mihi domum
–10 Quod ædificaturus sit tibi Dominus
–12 Ipse ædificabit mihi domum
–15 Ut ædificares ei domum
21–22 Ut ædificem in ea altare Domino
–26 Ædificavit ibi altare Domino
22– 2 Ut ædificaretur domus Dei
– 5 Domus a. quam ædificari volo Dom.
– 6 Præcepit ei ut ædificaret domum
– 7 Voluntatis meæ fuit ut ædificarem
– 8 Non poteris ædificare domum nomini meo
–10 Ipse ædificabit domum nomini meo
–11 Ædifica domum Domino Deo tuo
–19 Ædificate sanctuarium Domino Deo
Domum quæ ædificatur nomini D.
28– 2 Cogitavi, ut ædificarem domum
Ad ædificandum omnia præparavi
– 3 Non ædificabis domum nomini meo
– 6 Salomon filius t us ædificabit dom...
–10 Elegit te Dominus ut ædificares dom..
29–19 Omnis hæc copia... ut ædificaretur domus
–19 Ædificet ædem, cujus impensas paravi
2 *Par.* 2– 1 Decrevit a. Salomon ædificare dom..
– 3 Misisti ei lig. cedr. ut ædificaret sibi
– 4 Sic fac mecum, ut ædificem dom..
– 5 Domus e. quam ædificare cupio
– 6 Ut ædificet ei dignam domum?
Ut possim ædificare ei domum?
– 9 Quam ædificare cupio, magna est nimis
–12 Ut ædificaret domum Domino
3– 1 Et cœpit Salomon ædificare domum
– 3 Fundamenta.. ut ædificaret domum Dei
6– 2 Ego autem ædificavi domum nomini ejus.
– 5 Ut ædificaretur in ea dom. nomini meo
– 7 Ut ædificaret domum nomini Domini
– 8 Voluntas tua, ut ædificares domum
– 9 Ipse ædificabit domum nomini meo
–10 Ædificavi dom. nomini Domini Dei
–18 Quanto magis domus ista, quam ædificavi?
–33 Super domum hanc, quam ædificavi
–34 Domus, quam ædificavi nomini tuo

2 *Par.* 6–38 Domus, quam ædificavi nomini tuo
8– 1 Postquam ædificavit Salomon
– 2 Civitates.. ædificavit et habitare..
– 4 Et ædificavit Palmiram in deserto
Et alias... ædificavit in Emath
– 6 Ædificavit in Jerusalem et in Libano
–11 In domum quam ædificaverat ei
9– 3 Vidit... et domum quam ædificaverat
11– 5 Ædificavit civitates muratas in Juda
14 –6 Ædificavit q. urbes munitas in Juda
– 7 Ædificemus civitates istas
Ædificaverunt igitur et nullum etc.
16– 5 Baasa desiit ædificare Rama
– 6 Ædificavitq. ex eis Gabaa et Maspha
17–12 Ædificavit in Juda domos ad instar...
26– 2 Ipse ædificavit Ailath, et restituit
– 6 Ædificavit quoque oppida in Azoto
– 9 Ædificavitq. Ozias turres in Jerusalem
27– 3 Ipse ædificavit portam domus
– 4 Urbes q. ædificavit in montibus Juda
32– 5 Ædificavit quoque, agens industrie
–29 Et urbes ædificavit sibi
33– 4 Ædificavit quoque altaria
– 5 Ædificavit a. ea cuncto exerc. cœli
–14 Post hæc ædificavit mur. extra civ. David
–19 Loca etiam in quibus ædificavit excelsa
35– 3 Templi, quod ædificavit Salomon
36–23 Præcepit mihi ut ædificarem ei
1 *Esdr.* 1– 2 Ut ædificarem ei domum in Jerusalem
– 3 Et ædificet domum D. Dei Israël
– 5 Ut ascenderent ad ædificandum templum
3– 2 Ædificaverunt altare Dei Israël
4– 1 Filii captiv. ædificaverunt templum
– 2 Dixerunt eis : Ædificemus vobiscum
– 3 Non est vobis et nobis ut ædificemus
Sed nos ipsi soli ædificabimus domum
– 4 Et turbaret eos in ædificando
–12 Civit. rebellem et pess. quam ædificant
–16 Si civitas illa ædificata fuerit
–21 Prohibeatis... ut urbs illa non ædificetur
5– 2 Cœperunt ædificare templum in Jerusalem
– 3 Quis dedit... ut domum hanc ædificaretis
– 9 Quis dedit... ut domum hanc ædificaretis
–11 Sumus servi Dei.. et ædificamus templum
Quodq. rex Israël magnus ædificaverat
–13 Cyrus rex proposuit.. ut.. ædificaretur
–15 Et domus Dei ædificatur in loco suo
–16 Ex eo tempore usque nunc ædificatur
6– 3 Cyrus rex.. ut domus Dei ædificaretur
– 7 Ut domum Dei illam ædificent in loco suo
– 8 Ut ædificetur domus Dei
–14 Seniores a. Judæorum ædificabant
Ædificaverunt et construxerunt
2 *Esdr.* 2–17 Venite et ædificemus muros Jerusalem
–18 Aio : Surgamus et ædificemus..
–20 Nos servi... Surgamus et ædificemus
3– 1 Et ædificaverunt portam Gregis
– 2 Juxta eum ædificaverunt viri Jericho
– 3 Portam a. piscium ædificaverunt
Juxta eos ædificavit Marimuth
– 4 Juxta eum ædificavit Mosollam
Juxta eos ædificavit Sadoc
– 6 Et portam veterem ædificaverunt
– 7 Juxta eos ædificaverunt, Meltias
– 8 Juxta eum ædificavit Eziel
Juxta eum ædificavit Ananias
– 9 Juxta eum ædificavit Raphaia
–10 Juxta eum ædificavit Jedaïa
Juxta eum ædificavit Hattus
–11 Med. port. vici ædificavit Melchias
–12 Juxta eum ædificavit Sellum
–13 Portam vallis ædificavit Hanum
Ipsi ædificaverunt eam (*Zanoe*)
–14 Et portam sterquilinii ædificavit
Ipse ædificavit eam et statuit valvas
–15 Portam fontis ædificavit Sellum
Ipse ædificavit eam, et texit
–16 Post eum ædificavit Nehemias
–17 Post eum ædificaverunt Levitæ
Post eum ædificavit Hasebias
–18 Post eum ædificaverunt fratres eorum
–19 Ædificavit juxta eum Azer
–20 Post eum in monte ædificavit Baruch.
–21 Post eum ædificavit Merimuth
–22 Post eum ædificaverunt sacerdotes
–23 Post eum ædificavit Benjamin
Post eum ædificavit Azarias
–24 Post eum ædificavit Bennui
–27 Post eum ædificaverunt Thecueni
–28 A porta equorum ædificaverunt sacerd.
–29 Post eos ædificavit Sadoc
Post eum ædificavit Semaïa
–30 Post eum ædificavit Hanania
Post eum ædificavit Mosollam
Post eum ædificavit Melchias

2 *Esdr.* 3–31 In porta Gregis ædificaverunt aurifices
4– 1 Quod ædificaremus murum, iratus
– 2 Numquid ædificare poterant lapides
– 3 Ait : Ædificent : Si ascenderit vulpes
– 5 Quia irriserunt ædificantes
– 6 Itaque ædificavimus murum
–10 Non poterimus ædificare murum
–17 Ædificantium in muro et port..
–18 Ædificantium enim unusquisque gladio
Erat accinctus renes; et ædificabant
5–16 Ædificavi et agrum non emi
6– 1 Quod ædificassem ego murum
– 6 Et propterea ædifices murum
7– 1 Postquam a. ædificatus est murus
– 4 Et non erant domus ædificatæ.
12–29 Villas ædificaverunt sibi cantores
Tobiæ. 13–16 Benedictiq. erunt qui ædificaverint te
–21 Portæ Jerusalem... ædificabuntur
Judith. 1– 1 Ædificavit civitatem potentissimam
Job. 3–14 Qui ædificant sibi solitudines
12–14 Si destruxerit, nemo est qui ædificet
20–19 Domum rapuit et non ædificavit eam
22–23 Ædificaberis et longe facies iniquit..
27–18 Ædificavit sicut tinea domum
Psal. 27– 5 Destrues illos et non ædificabis eos
50–20 Ut ædificentur muri Jerusalem
68–36 Et ædificabuntur civitates Juda
77–69 Ædificavit sicut unicornium sanct..
88– 3 Misericordia ædificabitur in cœlis
– 5 Ædificabo in generationem et gen...
95– 1 Quando domus ædificabatur post..
101–17 Quia ædificavit Dominus Sion
117–22 Lapidem quem reprob. ædificantes
121– 3 Jerusalem quæ ædificatur ut civitas
126– 1 Nisi Dominus ædificaverit domum
In vanum laborav. qui ædificant eam
146– 2 Ædificans Jerusalem Dominus
Prov. 9– 1 Sapientia ædificavit sibi domum
14– 1 Sapiens mulier ædificat domum suam
24– 3 Sapientia ædificabitur domus
–27 Ut postea ædifices domum tuam
Eccle. 2– 4 Ædificavi mihi domos et plantavi vineas
3– 3 Tempus destruendi et tempus ædificandi
Cant. 4– 4 Quæ ædificata est cum propugnaculis
8– 9 Si murus est, ædificemus super eum
Sap. 9– 8 Dixisti mihi ædificare templum
Eccli. 3–17 In justitia ædificabitur tibi
21– 9 Qui ædificat... impendiis alienis
34–28 Unus ædificans et unus destruens
38–36 Sine his omnibus non ædificatur civitas
48–19 Ædificavit ad aquam puteum
49– 9 Iterum ædificare et renovare
–14 In diebus suis ædificaverunt domum
Isai. 5– 2 Ædificavit turrem in medio ejus
9–10 Sed quadris lapidibus ædificabimus
25– 2 Et in sempiternum non ædificetur
44–26 Et civitatibus Juda : Ædificabimini
–28 Qui dico Jerusalem : Ædificaberis :
45–13 Ipse ædificabit civitatem meam
58–12 Ædificabuntur in te deserta sæculorum
60–10 Ædificabunt filii peregrinorum muros
61– 4 Et ædificabunt deserta a sæculo
65–21 Ædificabunt domos et habitabunt
–22 Non ædificabunt, et alius habitabit
66– 1 Quæ est ista domus, quam ædificabitis mihi?
Jerem. 1–10 Constitui te... ut... ædifices et plantes.
7–31 Ædificaverunt excelsa Tophet
12–16 Ædificabuntur in medio populi mei
18– 9 Ut ædificem et plantem illud.
19– 5 Et ædificaverunt excelsa Baalim
22–13 Væ qui ædificat domum suam
–14 Ædificabo mihi domum latam
24– 6 Ædificabo eos et non destruam
29– 5 Ædificate domos, et habitate :
–28 Longum est : ædificate domos et hab.
30–18 Ædificabitur civitas in excelso suo
31– 4 Rursumque ædificabo te,
Et ædificaberis, virgo Israël
–28 Vigilabo super eos ut ædificem
–38 Et ædificabitur civitas Domino
32–31 A die qua ædificaverunt eam
–35 Et ædificaverunt excelsa Baal
33– 7 Et ædificabo eos sicut a principio
35– 7 Et domum non ædificabitis
– 9 Non ædificaremus domos ad habit...
42–10 Ædificabo vos et non destruam;
45– 4 Ecce quos ædificavi, ego destruo
52– 4 Ædificaverunt contra eam munitiones
Thren. 3– 5 Ædificavit in gyro meo
Ezech. 4– 2 Ædificabis munitiones et comportabis
11– 3 Nonne dudum ædificatæ sunt domus?
13–10 Et ipse ædificabat parietem
16–24 Et ædificasti tibi lupanar
–25 Ædificasti signum prostitutionis tuæ

Ezech. 21-22 Ut ædificet munitiones
26-14 Nec ædificaberis ultra
27- 4 Finitimi tui, qui te ædificaverunt
28-26 Ædificabunt domos et plantabunt. .
36-36 Qui ego Dominus ædificavi dissipata
Dan. 4-27 Quam ego ædificavi in domum regni
9-25 Ut iterum ædificetur Jerusalem
Et rursum ædificabitur platea
Osee. 8-14 Israel... ædificavit delubra
Amos. 5-11 Domos quadro lapide ædificabitis
9- 6 Qui ædificat in cœlo ascensionem
-14 Ædificabunt civitates desertas
Mich. 3-10 Qui ædificatis Sion in sanguinibus
7-11 Dies, ut ædificentur maceriæ tuæ
Habac. 2-12 Væ qui ædificat civitatem in sanguinibus
Soph. 1-13 Ædificabunt domos et non habitabunt
Aggæi. 1- 2 Nondum venit temp. d. Dom. ædificandæ
- 8 Portate ligna, et ædificate domum
Zach. 1-16 Domus mea ædificabitur in ea
5-11 Ut ædificetur ei domus in terra Sennaar
6-12 Et ædificabit templum Domino
-15 Et ædificabunt in templo Domini
8- 9 In die qua... ut templum ædificaretur
9- 3 Ædificavit Tyrus munitionem suam
Malac. 1- 4 Revert. ædificabimus quæ destructa
Isti ædificabunt, et ego destruam
3-15 Ædificati sunt facientes impietatem
1 Mac. 1-15 Ædificaverunt gymnasium
-35 Ædificaverunt civitatem David
-50 Jussit ædificari aras, et templa
-57 Ædificavit rex Antiochus abomin...
In circuitu ædificaverunt aras
3-56 Dixit his, qui ædificabant domos
4-47 Et ædificaverunt altare novum
-48 Et ædificaverunt sancta
-60 Ædificaverunt... montem Sion
5- 1 Quia ædificatum est altare
6- 7 Abomin. quam ædificaverat
9-50 Ædificaverunt civitates munitas
10-10 Cœpit ædificare et innovare civitatem
-12 Quas Bacchides ædificaverat
-44 Ad ædificanda vel restauranda opera
12-35 Cogitavit cum eis ædificare præsidia
-36 Et ædificare muros in Jerusalem
-37 Convenerunt ut ædificarent civitatem
-38 Simon ædificavit Adiada in Sephela
13-27 Ædificavit Simon super sepulcrum
-33 Ædificavit Simon præsidia Judææ
-38 Munitiones, quas ædificastis, vobis sunt
15-39 Mandavit ei ædificare Gedorem
-40 Interficere et ædificare Gedorem
16- 9 Donec venit Cedronem quam ædificavit
-15 Doch, cum dolo, quam ædificavit
2 Mac. 1-18 Quando Nehemias, ædificato templo
Matth. 7-24 Viro sapienti qui ædificavit domum
-26 Viro stulto, qui ædificavit domum suam
16-18 Super hanc petram ædificabo Ecclesiam
21-33 Ædificavit turrim et locavit eam agricol...
-42 Lapidem quem reprobav. ædificantes
23-29 Qui ædificatis sepulcra Prophetarum
Marc. 12- 1 Ædificavit turrim et locavit eam
-10 Lap. quem reprobav. ædificantes
14-58 Aliud non manu factum ædificabo
Luc. 4-29 Super quem civitas illorum erat ædificata
6-48 Similis est homini ædificanti domum
-49 Ædificanti domum... sine fundamento
7- 5 Synagogam ipse ædificavit nobis
11-47 Væ vobis qui ædificatis monumenta
-48 Vos a. ædificatis eorum sepulcra
14-28 Quis e. ex vobis volens turrim ædificare
-30 Quia hic homo cœpit ædificare
17-28 Plantabant, et ædificabant.
20-17 Lapid. quem reprobav. ædificantes
Joan. 2-20 XLVI annis ædificatum est templum hoc
Act. 4-11 Qui reprobatus est a vobis ædificantibus
7-47 Salomon a. ædificavit illi domum
-49 Quam domum ædificabitis mihi
9-31 Ædificabatur ambulans in timore D.
20-32 Qui potens est ædificare et dare
Rom. 15-20 Ne super alie. fund. ædificarem
1 Cor. 8- 1 Scientia inflat, charitas vero ædificat
-10 Ædificabitur ad manducandum idolothyta
10-23 Omnia mihi licent, sed non... ædificant
14- 4 Qui loq. ling. semetipsum ædificat
-17 Sed alter non ædificatur
Galat. 2-18 Quæ destruxi, iterum hæc ædifico.
1 Thess. 5-11 Ædificate alterutrum, sicut et facitis
1 Petr. 2- 7 Lapis quem reprobav. ædificantes

ÆDITUI.

Ezech. 44-11 Erunt in sanctuario meo æditui
Osee. 10- 5 Æditui ejus super eum exultaverunt
Soph. 1- 4 Nomina æditiorum cum sacerdotibus

ÆGER.

Marc. 6-13 Ungebant oleo... ægros et sanabant
Marc. 16-18 Super ægros manus imponent
Act. 5-16 Afferentes ægros et vexatos a spirit...

ÆGROTATIONES.

Jerem. 16- 4 Mortibus ægrotationum morientur
Matth. 8-17 Ægrotationes nostras portavit

ÆGROTO.

Gen. 48- 1 Nuntiatum est Joseph quod ægrotaret pater suus :
1 Reg. 19-14 Responsum est quod ægrotaret
30-13 Quia ægrotare cœpi nudiustertius
2 Reg. 13- 2 Ita ut propter amorem ejus ægrotaret
- 6 Accubuit... quasi ægrotare cœpit
3 Reg. 14- 1 Ægrotavit Abia filius Jeroboam
- 5 Ut consulat te super fil. qui ægrotat
17-17 Ægrotavit filius mulieris matrisfamilias
4 Reg. 1- 2 Ceciditq. Ochozias... et ægrotavit
8- 7 Benadad rex Syriæ ægrotabat
-29 Invisere Joram... quia ægrotabat ibi
9-16 Joram enim ægrotabat ibi
13-14 Eliseus autem ægrotabat infirmitate
20- 1 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
-12 Audierat e. quod ægrotasset Ezechias
2 Par. 16-12 Ægrotavit etiam Asa anno 30 regni
21-15 Ægrotabis pessimo languore uteri
22- 6 Invis. Joram... in Jezrahel ægrotantem
32-24 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
Isai. 38- 1 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
- 9 Cum ægrotasset, et convaluisset
39- 1 Audierat enim quod ægrotasset
Dan. 8-27 Ego Daniel... ægrotavi per dies

ÆGROTUS.

2 Esdr. 2- 2 Cum te ægrotum non videam ?
Ezech. 34- 4 Quod ægrotum non sanastis

ÆGYPTIA.

Gen. 16- 1 Ancillam Ægyptiam nomine Agar
21- 9 Cumq. vidisset Sara filium A. Ægyptiæ
25-12 Peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ
Exod. 1-19 Non sunt Hebrææ sicut Ægyptiæ mulieres

ÆGYPTIACA.

Gen. 41-45 Vocavit eum lingua Ægyptiaca
Exod. 7-11 Per incantationes Ægyptiacas

ÆGYPTIUS.

Gen. 12-14 Viderunt Ægyptii mulierem, quod esset
39- 1 Emitq. eum... vir Ægyptius
- 5 Bened. Dom. domui Ægyptii propt. Joseph
41-56 Aperuitq... horrea et vendebat Ægyptiis
43-32 Ægyptiis quoque qui vescebantur simul
Illicitum est e. Ægyptiis comedere cum H.
45- 2 Quam audierunt Ægyptii, omnisq. domus P.
46-34 Detestantur Ægyptii omnes pastores ovium
50-11 Planctus magnus est iste Ægyptiis.
Exod. 1-13 Oderantq. filios Israël Ægyptii
2-11 Viditq... virum Ægyptium percutientem
-12 Percussum Ægyptium abscondit sabulo
-14 Num me... sicut heri occidisti Ægyptium
-19 Vir Ægyptius liberavit nos de manu
3- 9 Afflict..., qua ab Ægyptiis opprimuntur
-21 Daboq. gratiam populo h. coram Ægyptiis
6- 5 Quo Ægyptii oppresserunt eos
- 6 Educam vos de ergastulo Ægyptiorum
- 7 Qui eduxerim... de ergast. Ægyptiorum
7- 5 Scient Ægyptii quia ego sum Dominus
-18 Affligentur Ægyptii bibentes aquam
-21 Non poterant Ægyptii bibere aquam
-22 Fecerunt similiter malefici Ægyptiorum
-24 Foderunt a. omnes Ægyptii per circuitum
8-21 Implebuntur domus Ægyptiorum muscis
-26 Abominationes enim Ægyptiorum
Si mactaverimus e. quæ colunt Ægyptii
9- 4 Inter poss. Isr. et possessiones Ægyptiorum
- 6 Mortuaq. sunt om. anim. Ægyptiorum
10- 2 Narres... quoties contriverim Ægyptios
- 6 Implebunt domus tuas... et Ægyptiorum
-14 Sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum
11- 3 Gratiam populo suo coram Ægyptiis
- 5 Morietur... in terra Ægyptiorum
- 7 Dividat Dominus Ægyptios et Israël
12-23 Transibit a. Dom. percutiens Ægyptios
-27 Percutiens Ægyptios et dom. nost. liberans
-33 Urgebantque Ægyptii populum
-35 Petierunt ab Ægyptiis vasa argentea
-36 Dedit gratiam populo coram Ægyptiis
Et spoliaverunt Ægyptios.
-39 Cogentibus exire Ægyptiis
14- 4 Scientq. Ægyptii quia ego sum Dominus
- 5 Et nuntiatum est regi Ægyptiorum
- 9 Cumq. persequerentur Ægyptii vestigia
-10 Filii Israel... viderunt Ægyptios post se
-13 Ægyptios enim, quos nunc videtis
Exod. 14-18 Scient Ægyptii quia ego sum Dominus
-20 Stetit inter castra Ægyptiorum et castra Isr.
-23 Persequentesq. Ægyptii ingressi sunt
-24 Respiciens D. sup. castra Ægyptiorum
-25 Dixerunt ergo Ægyptii : Fugiamus Israël
-26 Ut revertantur aquæ ad Ægyptios
-27 Fugientibusq. Ægyptiis occurrerunt aquæ
-30 Liberavitq... Israel de manu Ægyptiorum
-31 Et viderunt Ægyptios mortuos
18- 8 Quæ fecerat D... Ægyptiis propter Israël
- 9 Quod eruisset eum de manu Ægyptiorum
-10 Qui liberavit vos de manu Ægyptiorum
19- 4 Vidistis quæ fecerim Ægyptiis
32-12 Ne quæso dicant Ægyptii :
Levit. 24-10 Quem pepererat de viro Ægyptio
26-13 Qui eduxi vos de terra Ægyptiorum
Num. 14-13 Ut audiant Ægyptii, de quorum medio
20-15 Afflixeruntq. nos Ægyptii et patres nostros
33- 3 Profecti... videntibus cunctis Ægyptiis
Deut. 7-18 Quæ fecerit Dom... cunctis Ægyptiis
11- 4 Omnique exercitui Ægyptiorum
23- 7 Nec Ægyptium, quia advena fuisti
26- 6 Afflixeruntque nos Ægyptii
Josue. 24- 6 Persecutique sunt Ægyptii patres vestros
- 7 Posuit tenebras inter vos et Ægyptios
Judic. 6- 9 Liberavi de manu Ægyptiorum
10-11 Numquid non Ægyptii et Amorrhæi
1 Reg. 10-18 Et erui vos de manu Ægyptiorum
30-11 Invenerunt virum Ægyptium
-13 Ait : Puer Ægyptius ego sum
2 Reg. 23-21 Ipse q. interfecit virum Ægyptium
Vi extorsit hastam de manu Ægyptii
3 Reg. 4-30 Sapientiam om. Orient. et Ægyptiorum
4 Reg. 7- 6 Reges Hethæorum et Ægyptiorum
1 Par. 2-34 Servum Ægyptium, nomine Jeraa
11-23 Ipse percussit virum Ægyptium
1 Esdr. 9- 1 Abomin... Ægyptiorum et Amorrhæor.
Judith. 5-11 Cumq. ejecissent eos Ægyptii a se
-13 Exercitus Ægyptiorum eos persequeretur
9- 6 Castra Ægyptiorum videre dignatus es
Isai. 19- 2 Concurrere faciam Ægyptios
Adversus Ægyptios
-20 Et cognoscent Ægyptii Dominum
-23 Et intrabit... Ægyptius in Assyrios
Et servient Ægyptii Assur
-24 Erit Israël tertius Ægyptio et Assyrio
Ezech. 29-12 Dispergam Ægyptios in nationes
Act. 7-22 Eruditus est Moyses omni sapientia Ægyptiorum
-24 Vindicavit illum... percusso Ægyptio.
-28 Quemad. interfecisti heri Ægyptium
21-38 Nonne tu es Ægyptius, qui...
Hebr. 11-26 Divitias æstimans thesauro Ægyptiorum
-29 Quod experti Ægyptii, devorati sunt.

ÆGYPTUS.

Africæ regio quam habitaverunt filii Mesraim filii Cham, quam vero famosam fecerunt Abraham, Isaac, historia Joseph, captivitas Hebræorum, prodigia a Moyse et Aaron perpetrata, exitus eorumdem Hebræorum, fuga J.-Ch. adhuc pueri, ne ab Herode interficeretur, etc., etc.

Gen. 12-10 Descenditq. Abram in Ægyptum
-11 Cumq. prope esset ut ingred. Ægyptum
-14 Cum i. ingressus esset Abram Ægyptum
13- 1 Ascendit ergo Abram de Ægypto
-10 Sicut Ægyptus venientibus in Segor
15-18 A fluvio Ægypti usque ad... Euphraten
21-21 Accepit illi... uxorem de terra Ægypti
25-18 Usque Sur, quæ respicit Ægyptum
26- 2 Ne descendas in Ægyptum, sed quiesce
37-25 Portantes aromata... in Ægyptum
-28 Qui duxerunt eum in Ægyptum
-36 Vendiderunt Joseph in Ægypto
39- 1 Igitur Joseph ductus est in Ægyptum
40- 1 Pincerna regis Ægypti et pistor
41- 8 Misit ad omnes conjectores Ægypti
-19 Nunq. tales in terra Ægypti viderim
-29 Fertil. magn. in univ. terra Ægypti
-36 Fami, quæ oppressura est Ægyptum
-41 Constitui te super univ. ter. Ægypti
-43 Scirent universæ terræ Ægypti
-44 Non movebit... in omni terra Ægypti
-45 Egres. est i. Joseph ad terram Ægypti
-46 Circuivit omnes regiones Ægypti
-47 Segetes congreg. sunt in horrea Ægypti
-53 Qui fuerant in Ægypto
-54 In cuncta a. terra Ægypti panis erat
-57 Provinciæ veniebant in Ægyptum
42- 1 Quod alimenta venderentur in Ægypto
- 2 Quod triticum venumdetur in Ægypto
- 3 Ut emerent frumenta in Ægypto
- 5 Ingressi sunt terram Ægypti
- 6 Joseph erat princeps in terra Ægypti

Gen. 43- 2 Cibis quos ex Ægypto detulerant
-15 Descenderuntque in Ægyptum
45- 4 Ego sum, ait, Joseph, frater vester quem vendidistis in Ægyptum.
- 5 Misit me Deus ante vos in Ægyptum
- 8 Fecit me... principem in omni terra Ægypti
- 9 D. fecit me Domin. univ. terræ Ægypti
-13 Et cuncta quæ vidistis in Ægypto
-18 Dabo vobis omnia bona Ægypti
-19 Ut tollant plaustra de terra Ægypti
-20 Omnes opes Ægypti, vestræ erunt
-23 Qui subveherent de o... divitiis Ægypti
-25 Qui ascendentes ex Ægypto
-26 Ipse dominatur in omni terra Ægypti
46- 3 Noli timere, descende in Ægyptum
- 6 Venitq. in Ægyptum cum omni semine
- 8 Qui ingressi sunt in Ægyptum
-20 Natiq. sunt Joseph filii in terra Ægypti
-26 Ingressæ sunt cum Jacob in Ægyptum
-27 Qui nati sunt ei in terra Ægypti
Quæ ingressæ sunt in Ægyptum
47- 6 Terra Ægypti in conspectu tuo est
-11 Fratribus s. dedi possessionem in Ægypto
-13 Oppresserat fames terram... Ægypti
-15 Venit cuncta Ægyptus ad Joseph
-20 Emit i. Joseph omnem terram Ægypti
-26 In universa terra Ægypti
-27 Habitavit ergo Israël in Ægypto
-29 Ut non sepelias me in Ægypto
48- 5 Qui nati sunt tibi in terra Ægypti
50- 3 Flevitque eum Ægyptus 70 diebus
- 7 Cunctiq. majores natu terræ Ægypti
-11 Nomen loci illius: Planctus Ægypti
-14 Reversusq. est Joseph in Ægyptum
-22 Habitavit in Ægypto cum omni domo
-25 Repositus est in loculo in Ægypto
Exod. 1- 1 Qui ingressi sunt in Ægyptum
- 5 Joseph autem in Ægypto erat
- 8 Surrexit interea rex novus super Ægyptum qui ignorabat Joseph.
-15 Dixit a. rex Ægypti obstetricibus Hebr.
-17 Non fecerunt juxta præcept. regis Ægypti
2-23 Post mult.. mortuus est rex Ægypti
3- 7 Vidi afflict. populi mei in Ægypto
-10 Ut educas... filios Israël de Ægypto
-11 Educam filios Israël de Ægypto?
-12 Cum eduxeris populum m. de Ægypto
-16 Vidi omnia quæ accid. vobis in Ægypto
-17 Ut educam vos de afflictione Ægypti
-18 Ingredierisq. tu... ad regem Ægypti
-19 Nod dimittet vos rex Ægypti ut eatis
-20 Percutiam Ægyptum in cunctis
-22 Et spoliabitis Ægyptum
4-18 Revertar ad fratres meos in Ægyptum
-19 Vade, et revertere in Ægyptum
-20 Reversusque est in Ægyptum
-21 Dixitq. ei Dom. revertenti in Ægyptum
5- 4 Ait ad eos rex Ægypti: Quare
-12 Disp. populus per om. terram Ægypti
6-11 Loquere ad Pharaonem regem Ægypti
-13 Ad Pharaonem regem Ægypti, ut
Educerent filios Israel de terra Ægypti
-26 Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-27 Hi sunt, qui loq. ad Phar. reg. Ægypti
Ut educant filios Israel de Ægypto
-28 Locut. est Dom. ad M. in terra Ægypti
-29 Loquere ad Pharaonem regem Ægypti
7- 3 Ostenta mea in terra Ægypti
-4 Manum meam super Ægyptum
Et educam pop... de terra Ægypti
- 5 Manum meam super Ægyptum
-19 Extende manum t. super aquas Ægypti
Et sit cruor in omni terra Ægypti
-21 Et fuit sanguis in tota terra Ægypti
8- 5 Educ ranas super terram Ægypti
- 6 Extendit Aaron man. super aquas Ægypti
Ranæ operueruntq. terram Ægypti
- 7 Eduxeruntq. ranas super terram Ægypti
-16 Sint sciniphes in univ. terra Ægypti
-17 Omnis pulvis terræ versus est in sciniphes per totam terram Ægypti.
-24 Venit musca... in omnem terram Ægypti
9- 9 Vesicæ turgentes in univ. terra Ægypti
-11 Et in omni terra Ægypti
-22 Fiat grando in univ. terra Ægypti
Super om. herbam agri in terra Ægypti
-23 Pluitq. D. grandinem sup. terr. Ægypti
-24 Apparuit in universa terra Ægypti
-25 Percussit grando in omni terra Ægypti
10- 7 Nonne vides quod perierit Ægyptus?
-12 Extende... sup.. terr. Ægypti ad locustam
-13 Ext. Moyses virgam super terram Ægypti
-14 Quæ ascend. super univ. terram Ægypti
-15 Nihilque omnino virens.. in cuncta Ægypto
-19 Non remansit.. in cunct. finibus Ægypti

Exod. 10-21 Sint tenebræ super terram Ægypti
-22 In univ. terra Ægypti tribus diebus
11- 1 Tangam Pharaonem et Ægyptum
- 3 Moyses vir magnus valde in terr. Ægypti
- 4 Media nocte egrediar in Ægyptum
- 6 Clamor magnus in univ. terra Ægypti
- 9 Multa signa fiant in terra Ægypti
12- 1 Ad Moysen et Aaron in terra Ægypti
-12 Transibo per terram Ægypti nocte illa
Percutiamq. o. primogen. in terra Ægypti
Et in cunctis Ægypti faciam judicia
-13 Quando percussero terram Ægypti
-17 Educam exercitum vest. de terra Ægypti
-27 Transivit super domos... in Ægypto
-29 Percussit D. om. primog. in terra Ægypti
-30 Surrexitq. Pharao... cunctaque Ægyptus
Et ortus est clamor magnus in Ægypto
-39 De Ægypto conspersam tulerant
-40 Mansio... Israël qua manserunt in Ægypto
-41 Egressus est omnis... de terra Ægypti
-42 Quando eduxit eos de terra Ægypti
-51 Eduxit... de terra Ægypti per turmas suas
13- 3 In qua egressi estis de Ægypto
- 8 Quando egressus sum de Ægypto
- 9 Eduxit te Dominus de Ægypto
-14 In manu forti eduxit nos D. de t. Ægypti
-15 Occidit Dominus o. prim. in terra Ægypti
-16 In manu forti eduxit nos D. de Ægypto
-17 Et reverteretur in Ægyptum
-18 Armati ascenderunt... de terra Ægypti
14- 7 Quidquid in Ægypto curruum fuit
- 8 Induravit... cor Phar. regis Ægypti
-11 Forsitan non erant sepulcra in Ægypto
Ut educeres nos ex Ægypto
-12 Quem loquebamur ad te in Ægypto
15-26 Languorem, quem posui in Ægypto
16- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
- 3 Utinam mortui essemus... in terra Ægypti
- 6 Dominus aduxerit vos de terra Ægypti
-32 Quando educti estis de terra Ægypti
17- 3 Cur fecisti nos exire de Ægypto
18- 1 Eduxisset Dominus Israël de Ægypto
-10 Eruit populum suum de manu Ægypti
19- 1 Egressionis Israël de terra Ægypti
20- 2 Ego sum... qui eduxi te de terra Ægypti
22-21 Advenæ e. et ipsi fuistis in terra Ægypti
23- 9 Peregrini fuistis in terra Ægypti
-15 Quando egressus es de Ægypto
29-46 Qui eduxi eos de terra Ægypti
32- 1 Moysi... qui nos eduxit de terra Ægypti
- 4 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
- 7 Quem eduxisti de terra Ægypti
- 8 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
-11 Quem eduxisti de terra Ægypti
-23 Qui nos eduxit de terra Ægypti
33- 1 Quem eduxisti de terra Ægypti
34-18 Mense e. verni t. egressus es de Ægypto
Levit. 11-45 Qui eduxi vos de terra Ægypti
18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti
19-34 Fuistis... advenæ in terra Ægypti
-36 Ego... qui eduxi vos de terra Ægypti
22-33 Et eduxi de terra Ægypti
23-43 Cum educerem eos de terra Ægypti
25-38 Ego... qui eduxi vos de terra Ægypti
-42 Et ego eduxi eos de terra Ægypti
-55 Mei e. sunt... quos eduxi de terra Ægypti
26-45 Eduxi eos de terra Ægypti in conspectu
Num. 1- 1 Anno altero egressionis e. ex Ægypto
3-13 Percussi primogenitos in terra Ægypti
8-17 Percussi om. primog. in terra Ægypti
9- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
11- 5 Quos comedebamus in Ægypto gratis
-18 Bene nobis erat in Ægypto
-20 Quare egressi sumus ex Ægypto?
13-23 Ante Tanim urbem Ægypti condita est.
14- 3 Utinam mortui essemus in Ægypto
Nonne melius est reverti in Ægyptum
- 4 Constit... et revertamur in Ægyptum
-19 Propitius fuisti egredientibus de Ægypto
-22 Signa quæ feci in Ægypto
15-41 Qui eduxi vos de terra Ægypti
20- 5 Quare nos fecistis ascendere de Ægypto
-15 Descenderint patres nostri in Ægyptum
-16 Angel... qui eduxerit nos de Ægypto
21- 5 Cur eduxisti nos de Ægypto
22- 5 Ecce egressus est populus ex Ægypto
-11 Populus qui egressus est de Ægypto
23-22 Deus eduxit illum de Ægypto
24- 8 Deus eduxit illum de Ægypto
26-59 Jochabed... quæ nata est ei in Ægypto
32-11 Hom. isti qui ascenderunt ex Ægypto
33- 1 Qui egressi sunt de Ægypto per turmas
-38 Egressionis filiorum Israël ex Ægypto
34- 5 Ibit... usque ad torrentem Ægypti
Deut. 1-27 Idcirco eduxit nos de terra Ægypti

Deut. 1-30 Ipse pugnabit, sicut fecit in Ægypto
4-20 Eduxit de fornace ferrea Ægypti
-34 Juxta omnia quæ fecit... in Ægypto
-37 Eduxitq. te præcedens... ex Ægypto
-45 Locut... quando egressi sunt de Ægypto
-46 Filii quoque Israel egressi ex Ægypto
5- 6 Ego... qui eduxi te de terra Ægypti
-15 Memento quod... servieris in Ægypto
6-12 Qui eduxit te de terra Ægypti
-21 Servi eramus Pharaonis in Ægypto et
Eduxit nos Dominus de Ægypto
-22 Fecitq. signa et prodig... in Ægypto
7- 8 De manu Pharaonis regis Ægypti
-15 Et infirmitates Ægypti pessimas
8-14 Qui eduxit te de terra Ægypti
9- 7 Ex eo die, quo egressus es ex Ægypto
-12 Popul... quem eduxisti de Ægypto
-26 Quos eduxisti de Ægypto in manu forti
10-19 Ipsi fuistis advenæ in terra Ægypti
-22 Descenderunt patres tui in Ægyptum
11- 3 Opera quæ fecit in medio Ægypti
-10 Terra... non est sicut terra Ægypti
13- 5 Qui eduxit vos de terra Ægypti
-10 De terra Ægypti, de domo servitutis
15-15 Quod et ipse servieris in terra Ægypti
16- 1 In isto mense eduxit te... de Ægypto nocte
- 3 In pavore egressus es de Ægypto
Ut mem. diei egressionis tuæ de Ægypto
- 6 Quando egressus es de Ægypto
-12 Quoniam servus fueris in Ægypto
17-16 Nec reducet populum in Ægyptum
20- 1 Qui eduxit te de terra Ægypti
23- 4 Quando egressi estis de Ægypto
24- 9 Cum egrederemini de Ægypto
-18 Memento quod servieris in Ægypto
-22 Memento quod et tu servieris in Ægypto
25-17 Quando egrediebaris ex Ægypto
26- 5 Patrem m. qui ascendit in Ægyptum
- 8 Eduxit nos de Ægypto in manu forti
28-27 Percutiat te Dominus ulcere Ægypti
-60 Convertet in om. afflictiones Ægypti
-68 Reducet te Dom. classibus in Ægyptum
29- 2 Coram vobis in terra Ægypti
-16 Nostis... habitaverimus in terra Ægypti
-25 Quando eduxit eos de terra Ægypti
34-11 Ut faceret in terra Ægypti Pharaoni
Josue. 2-10 Quando egressi estis ex Ægypto
5- 4 Populus, qui egressus est de Ægypto
- 9 Hodie abstuli opprobrium Ægypti a vobis
9- 9 Cuncta quæ fecit in Ægypto
13- 3 A fluvio turbido, qui irrigat Ægyptum
15- 4 Perveniens ad torrentem Ægypti
-47 Usque ad torrentem Ægypti et mare
24- 4 Filii ejus descenderunt in Ægyptum
- 5 Percussi Ægyptum multis signis
- 6 Eduxiq. vos et patres vestros de Ægypto
- 7 Viderunt oculi... quæ in Ægypto fecerim
-14 Auferte Deos, quibus servierunt in Ægypto
-17 Eduxit nos et patres nostros de terra Ægypti
-32 Ossaq. Joseph. quæ tulerant... de Ægypto
Judic. 2- 1 Ait: Eduxi vos de Ægypto
-12 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
6- 8 Ego vos feci conscendere de Ægypto
-13 De Ægypto eduxit nos Dominus
11-13 Quando ascendit de Ægypto, a finibus
-16 Sed quando de Ægypto conscenderunt
19-30 Ascenderunt patres nostri de Ægypto
1 Reg. 2-27 Cum essent in Ægypto, in domo Pharaonis
4- 8 Qui percusserunt Ægyptum omni plaga
6- 6 Sicut aggravavit Ægyptus et Ph. cor suum
8- 8 A die qua eduxi eos de Ægypto
10-18 Ego eduxi Israël de Ægypto
12- 6 Eduxit patres nostros de terra Ægypti
- 8 Jacob ingressus est in Ægyptum
Et eduxit patres vestros de Ægypto
15- 2 In via cum ascenderet de Ægypto
- 6 Israël, cum ascenderent de Ægypto
- 7 Ad Sur, quæ est e regione Ægypti
27- 8 Euntibus Sur usque ad terram Ægypti
2 Reg. 7- 3 Qua eduxi filios Israël de terra Ægypti
-23 Redemisti tibi ex Ægypto, et gentem
3 Reg. 3- 1 Conjunctus est Pharaoni regi Ægypti
4-21 Philisthiim usque ad terminum Ægypti
6- 1 Egress. filios. Israël de terra Ægypti
8- 9 Israël, cum egrederentur de terra Ægypti
-16 Eduxi populum meum Iraël de Ægypto
-51 Quos eduxisti de terra Ægypti
-53 Quando eduxisti patres nostros de Ægypto
-65 Ab introitu Emath usque ad rivum Ægypti
9- 9 Qui eduxit patres eorum de terra Ægypti
-16 Pharao rex Ægypti ascendit et cepit
10-28 Educebantur equi Salomoni de Ægypto
-29 Egrediebatur autem quadriga ex Ægypto
11-17 Fugit Adad... ut ingrederetur Ægyptum
-18 Introierunt Ægyptum ad Pharaonem regem

3 *Reg.* 11-18 Ægypti ; qui dedit ei domum et cibos
-21 Cumque audisset Adad in Ægypto
-40 Aufugit in Ægyptum ad Sesac regem Ægypti, et fuit in Ægypto usque ad mortem Salomonis.
12- 2 Cum adhuc esset in Ægypto profugus
Audita morte ejus, reversus est de Ægypto
-28 Dii.. qui te eduxerunt de terra Ægypti.
14-25 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
4 *Reg.* 17- 4 Misisset nuntios ad Sua regem Ægypti
- 7 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
De manu Pharaonis regis Ægypti
-36 Qui eduxit vos de terra Ægypti
18-21 An speras in... confracto Ægypto
Sic est Pharao rex Ægypti,
-24 An fiduciam habes in Ægypto.. ?
21-15 Egressi sunt patres eorum ex Ægypto
23-29 Ascendit Pharao Nechao rex Ægypti
-34 Joachaz tulit, et duxit in Ægyptum
24- 7 Et ultra non addidit rex Ægypti, ut..
Tulerat e. rex Babylonis a rivo Ægypti
Omnia quæ fuerant regis Ægypti
25-26 Venerunt in Ægyptum, timentes Chaldæos
1 *Par.* 13- 5 Congregavit... Israël a Sihor Ægypti
72-21 Quem de Ægypto liberarat ?
2 *Par.* 1-16 Adducebantur a. ei equi de Ægypto
5-10 Filiis Israël egredientibus ex Ægypto
6- 5 Eduxi populum meum de terra Ægypti
7- 8 Usque ad torrentem Ægypti
-22 Qui eduxit eos de terra Ægypti
9-26 Et usque ad terminos Ægypti
-28 Adducebantur a. ei equi de Ægypto
10- 2 Jeroboam... qui erat in Ægypto
12- 2 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
- 3 Quod venerat cum eo ex Ægypto
- 9 Recessit i. Sesac rex Ægypti ab Jerusalem
20-10 Quando egrediebantur de Ægypto
26- 8 Nomen ejus usque ad introitum Ægypti
35-20 Ascendit Nechao rex Ægypti
36- 3 Amovit autem eum rex Ægypti
- 4 Ipsum a. Joachaz.. adduxit in Ægyptum
2 *Esdr.* 9- 9 Vidisti afflict. patr. nost. in Ægypto
-18 Iste est... qui eduxit te de Ægypto
Tob. 8- 3 In deserto superioris Ægypti
Judith. 5- 9 Descenderunt in Ægyptum
-10 Cumq. gravaret eos rex Ægypti
Percussit totam terram Ægypti
Esth. 13-13 Quam redemisti tibi de Ægypto
Psal. 67-32 Venient legati ex Ægypto
77-12 Fecit mirabilia in terra Ægypti
-43 Sicut posuit in Ægypto signa sua
51 Percussit o. primogen. in terra Egypti
79- 9 Vineam de Ægypto transtulisti
80- 6 Cum exiret de terra Ægypti
-11 Ego... qui eduxi te de terra Ægypti
104-23 Et intravit Israël in Ægyptum
-38 Lætata est Ægyptus in profectione
105- 7 Patres nostri in Ægypto non intellex...
-21 Qui fecit magnalia in Ægypto
113- 1 In exitu Israël de Ægypto
134- 8 Percussit primogenita Ægypti
- 9 Misit signa... in medio tui, Ægypte,
135-10 Qui percussit Ægyptum cum
Prov. 7-16 Stravi tapetibus pictis ex Ægypto
Prolog.Eccli. Postquam perveni in Ægyptum
Isai. 7-18 Muscæ in extremo fluminum Ægypti
10-24 Baculum s. levabit sup. te in via Ægypti
-26 Et levabit eam in via Ægypti
11-11 Quod relinquetur... ab Ægypto
-15 Desolabit Dom. linguam maris Ægypti
-16 Qua ascendit de terra Ægypti
19- 1 Onus Ægypti. Ecce Dominus ascendet super nubem levem, et ingredietur Ægyptum et commovebuntur simulacra Ægypti a facie ejus et cor Ægypti tabescet in medio ejus
- 3 Dirumpetur spiritus Ægypti in visc...
- 4 Tradam Ægyptum in manu dominorum
-12 Dominus exercituum super Ægyptum
-14 Errare fecerunt Ægyptum in omni opere
-15 Et non erit Ægypto opus
-16 Erit Ægyptus quasi mulieres
-18 Erunt quinque civit. in terra Ægypti
-19 Erit altare Dom. in medio terræ Ægypti
-20 Erit in signum... in terra Ægypti
-21 Cognoscetur Dominus ab Ægypto
-22 Percutiet Dominus Ægyptum plaga
-23 Erit via de Ægypto in Assyrios
Et intrabit Assyrius Ægyptum
-25 Benedictus populus meus Ægypti
20- 3 Portentum erit super Ægyptum
- 4 Minabit rex Assyr. captivit. Ægypti
Discoopertis natibus ad ignom. Ægypti
- 5 (*Confundetur*) ab Ægypto gloria sua
23- 5 Cum auditum fuerit in Ægypto

Isai. 27-12 Percutiet D... usque ad torrentem Ægypti
-13 Qui ejecti erant in terra Ægypti
30- 2 Ambul. ut descendatis in Ægyptum
Habentes fiduciam in umbra Ægypti
- 3 Fiducia umbræ Ægypti in ignominiam
- 7 Ægyptus e. frustra et vane auxiliabitur
31- 1 Væ qui descendunt in Ægyptum
- 3 Ægyptus, homo, et non Deus
36- 6 Ecce confidis.... super Ægyptum
Sic Pharao rex Ægypti omnibus
- 9 Quod si confidis in Ægypto, in quod
43- 3 Dedi... Ægyptum, Æthiopiam et Saba
45-14 Labor Ægypti et negotiatio Æthiopiæ
52- 4 In Ægyptum descendit populus meus
Jerem. 2- 6 Qui ascendere nos fecit de terra Ægypti
-18 Nunc quid tibi vis in via Ægypti
-36 Ab Ægypto confunderis, sicut... ab Assur.
7-22 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
-25 De terra Ægypti, usque ad diem hanc
9-26 Super Ægyptum et super Juda
11- 4 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
- 7 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
16-14 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
23- 7 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
24- 8 Et qui habitant in terra Ægypti
25-19 Pharaoni regi Ægypti, et servis ejus
26-21 Fugitque et ingressus est Ægyptum
-22 Misit rex Joakim viros in Ægyptum
Et viros cum eo in Ægyptum
-23 Et eduxerunt Uriam de Ægypto
31-32 Ut educerem eos de terra Ægypti
32-20 Qui posuisti signa... in terra Ægypti
-21 Eduxisti pop. t. Israël de terra Ægypti
34-13 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
37- 4 Exercitus Phar. egressus est de Ægypto
- 6 Revertetur in terram suam in Ægyptum
41-17 Ut pergerent et introirent Ægyptum
42-14 Sed ad terram Ægypti pergemus
-15 Ut ingrediamini Ægyptum
-16 Comprehendet vos in terra Ægypti
Fames.. adhærebit vobis in Ægypto
-17 Faciem suam ut ingrediantur Ægyptum
-18 Cum ingressi fueritis Ægyptum
-19 Nolite intrare Ægyptum
43- 2 Dicens : Ne ingrediamini Ægyptum
- 7 Ingressi sunt terram Ægypti
-11 Veniensq. percutiet terram Ægypti
-12 Succendent ignem in delubris Deorum Ægypti... et amicietur terra Ægypti
-13 Domus solis quæ sunt in terra Ægypti
Delubra Deorum Ægypti comburet igni
44- 1 Qui habitabant in terra Ægypti
- 8 Sacrificando diis alienis in terra Ægypti
-12 Ut ingrederentur terram Ægypti
Et consumentur omnes in terra Ægypti
-13 Visitabo super habitatores terræ Ægypti
-14 Vadunt ut peregrinentur in ter. Ægypti
-15 Habit. in terra Ægypti in Phatures
-24 Omnis Juda, qui estis in terra Ægypti
-26 Qui habitatis in terra Ægypti
Vivit Dom. Deus in omni terra Ægypti
-27 Viri Juda, qui sunt in terra Ægypti
-28 Revertentur de terra Ægypti in t. Juda
Juda ingredientium terram Ægypti
-30 Tradam... regem Ægypti in manu
46- 2 Ad Ægyptum, adversum exercitum Pharaonis Nechao regis Ægypti
- 8 Ægyptus, fluminis instar ascendit
-11 Tolle resinam, virgo filia Ægypti
-13 Et percussurus terram Ægypti
-14 Annuntiate Ægypto :
-17 Vocate nomen Ph. regis Ægypti
-19 Fac tibi habitatrix filia Ægypti
-20 Vitula elegans atq. formosa Ægyptus
-24 Confusa est filia Ægypti
-25 Visitabo... et super Ægyptum
Thren. 5- 6 Ægypto dedimus manum et Assyriis
Baruc. 1-19 A die qua eduxit... de terra Ægypti
2-11 Qui eduxisti... pop. de terra Ægypti
Ezech. 16-26 Fornicata es cum filiis Ægypti
17-15 Misit nuntios ad Ægyptum, ut daret
19- 4 Abdux. cum in catenis in ter. Ægypti
20- 5 Et apparui eis in terra Ægypti
- 6 Ut educerem eos de terra Ægypti
- 7 In idolis Ægypti nolite pollui
- 8 Nec idola Ægypti reliquerunt
Et implerem iram... in medio terræ Ægypti
- 9 Ut educerem eos de terra Ægypti
-10 Ejeci ergo eos de terra Ægypti
-36 Contendi... in deserto terræ Ægypti
23- 3 Et fornicatæ sunt in Ægypto
- 8 Fornicationes s. quas habuerat in Ægypto
-19 Quibus fornicata est in terra Ægypti
-21 Subacta sunt in Ægypto ubera tua
-27 Fornicationem tuam de terra Ægypti

Ezech. 23-27 Et Ægypti non recordaberis amplius
27- 7 Byssus varia de Ægypto texta est
29- 2 Pone faciem t. contra... regem Ægypti
Prophetabis de eo et de Ægypto univ.
- 3 Ecce ego ad te Pharao rex Ægypti
- 6 Scient omnes habitatores Ægypti
- 9 Et erit terra Ægypti in desertum
-10 Daboq. terram Ægypti in solitudines
-12 Daboq. terram Ægypti desertam
-13 Congregabo Ægyptum de populis
-14 Et reducam captivitatem Ægypti
-19 Dabo... regem Babyl. in terra Ægypti
-20 Dedi ei terram Ægypti, pro eo quod
30- 4 Et veniet gladius in Ægyptum
Cum ceciderint vulnerati in Ægypto
- 6 Et corruent fulcientes Ægyptum
- 8 Cum dedero ignem in Ægypto et attriti
- 9 Et erit pavor in eis in die Ægypti
-10 Cessare faciam multitudinem Ægypti
-11 Evaginabunt gladios s. super Ægyptum
-13 Dux de terra Ægypti non erit amplius
Et dabo terrorem in terra Ægypti
-15 Effundam indign... robur Ægypti
-16 Et dabo ignem in Ægypto
-18 Cum contrivero ibi sceptra Ægypti
-19 Et judicia faciam in Ægypto
-21 Brachium Ph. regis Ægypti confregi
-22 Ecce ego ad Pharaonem regem Ægypti
-23 Dispergam Ægyptum in gentibus
-25 Extenderit eum super terram Ægypti
-26 Dispergam Ægyptum in nationes
31- 2 Dic Pharaoni regi Ægypti et populo
32- 2 Assume lamentum super Ph. reg. Ægypti
-12 Vastabunt superbiam Ægypti
-15 Cum dedero terram Ægypti desolatam
-16 Super Ægyptum... plangent eum
-18 Cane lugubre super multitudinem Ægypti
Dan. 9-15 Eduxisti populum tuum de terra Ægypti
11- 8 Sculptilia... captiva ducet in Ægyptum
-42 Et terra Ægypti non effugiet
-43 Et in omnibus pretiosis Ægypti
Osee. 2-16 Dies ascensionis suæ de terra Ægypti
7-11 Ægyptum invocabunt, ad Assyrios abi...
-16 Ista subsannatio eorum in terra Ægypti
8-13 Ipsi in Ægyptum convertentur
9- 3 Reversus est Ephraïm in Ægyptum
- 6 Ægyptus congregabit eos
11- 1 Ex Ægypto vocavi filium meum
- 5 Non revertetur in terram Ægypti
-11 Avolabunt quasi avis ex Ægypto
12- 1 Et oleum in Ægyptum ferebat
- 9 Ego D. Deus tuus ex terra Ægypti
-13 Eduxit Dominus Israël de Ægypto
13- 4 Ego a. D. Deus tuus ex terra Ægypti
Joel. 3-19 Ægyptus in desolationem erit
Amos. 2-10 Ascendere vos feci de terra Ægypti
3- 1 Cogn. quam eduxi de terra Ægypti
- 9 Auditum facite... in ædibus terræ Ægypti
4-10 Misi in vos mortem in via Ægypti
8- 8 Et defluet quasi rivus Ægypti ?
9- 5 Et defluet sicut fluvius Ægyptus
- 7 Israël ascendere feci de terra Ægypti
Mich. 6- 4 Quia eduxi te de terra Ægypti
7-15 Dies egressionis tuæ de terra Ægypti
Nahum. 3- 9 Et Ægyptus, et non est finis
Aggæi. 2- 6 Cum egrederemini de terra Ægypti
Zach. 10-10 Et reducam eos de terra Ægypti
-11 Et sceptrum Ægypti recedet
14-18 Si familia Ægypti non ascenderit
-19 Hoc erit peccatum Ægypti
1 *Mac.* 1-17 Et cœpit regnare in terra Ægypti
-18 Intravit in Ægyptum in multitudine
-19 Constituit bellum adv... regem Ægypti
-20 Comprehendit civit. munit. in terra Ægypti
Et accepit spolia terræ Ægypti
-21 Percussit Ægyptum in centesimo
2-53 Et factus est dominus Ægypti
3-32 A fl. Euphrate usque ad flumen Ægypti
10-51 Misit Alexander ad Ptol. regem Ægypti
-57 Et exivit Ptolemæus de Ægypto
11- 1 Rex Ægypti congregavit exercitum
-13 Imposuit duo diademata capiti suo, Ægypti et Asiæ
-59 A terminis Tyri usque ad fines Ægypti
2 *Mac.* 1- 1 Fratribus, qui sunt per Ægyptum, Judæis
-10 Et his, qui in Ægypto sunt, Judæis
4-21 Misso autem in Ægyptum Apollonio
5- 1 Profectionem paravit in Ægyptum
- 8 Ut refuga... in Ægyptum extrusus est
-11 Profectus ex Ægypto efferatis animis
9-29 Ad Ptolemæum Phil... in Ægyptum abiit
Matth. 2-13 Fuge in Ægyptum et esto ibi
-14 Accepit puerum... et secessit in Ægyptum
-15 Ex Ægypto vocavi Filium meum
-19 Apparuit in somnis Joseph in Ægypto

Act. 2-10 Ægyptum et partes Libyæ
7- 9 Joseph vendiderunt in Ægyptum
-10 In conspectu Pharaonis regis Ægypti
Constituit eum præpositum super Ægyptum
-11 Venit a. fames in universam Ægyptum
-12 Cum aud. Jacob esse frum. in Ægypto
-15 Et descendit Jacob in Ægyptum
-17 Et multiplicatus est in Ægypto
-18 Surrexit alius rex in Ægypto
-34 Vidi afflictionem populi... in Ægypto
Et nunc veni et mittam te in Ægyptum
-36 Faciens prodigia... in terra Ægypti
-39 Aversi sunt cordibus suis in Ægyptum
-40 Qui eduxit nos de terra Ægypti
13-17 Dum essent incolæ in terra Ægypti
Hebr. 3-16 Profecti sunt ex Ægypto per Moysen
8- 9 Ut educerem illos de terra Ægypti
11-27 Fide reliquit Ægyptum, non veritus
Judæ. - 5 Jesus populum de terra Ægypti, salvans
Apoc. 11- 8 Vocatur spiritualiter Sod.. Ægyptus

ÆLAM I.

Filius primogenitus Sem filii Noe. Ælam iste, in divisione gentium propter turrim Babel, perrexit ad regionem, quæ nunc vocatur Persis juxta Medos. Porro caput hujusce regionis erat Ælimais quæ dicitur Persepolis in II lib. Machab. Tempore vero Abrahæ Chodorlahomor rex Ælamitarum inter fortissimos reges Pentapolis eminebat.

Gen. 10-22 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad
1 Par. 1-17 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad

ÆLAM II.

Levita, filius quintus Meselemiæ filii Core, de filiis Asaph Porro Ælam iste a David fuit constitutus ut custodiret portam templi orientalem.

1 Par. 26- 3 Ælam quintus, Johanan sextus,

ÆLAM III.

De tribu Benjamin. Recensetur inter principes cognationum habitantium in Ajalon, qui fugaverunt habitatores Geth.

1 Par. 8-24 Et Hanania, et Ælam, et Anathothia.

ÆLAM IV.

Unus ex familiarum principibus qui cum Zorobabel ascenderunt de captivitate quam transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis in Babylonem.

1 Esdr. 2- 7 Filii Ælam mille ducenti quinquaginta-quatuor
10- 2 Et respondit Sechenias.. de filiis Ælam
-26 Et de filiis Ælam, Mathania, Zacharias,
2 Esdr. 7-12 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta-quatuor

ÆLAM V.

Alter familiæ princeps qui cum pari numero virorum ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-31 Filii Ælam alterius, mille ducenti quinquaginta-quatuor
2 Esdr. 7-34 Viri Ælam alterius, mille ducenti quinquaginta-quatuor

ÆLAM.

Regio quam hodie Persidem vocant.

Isai. 11-11 Ab Ælam, et a Sennaar, et ab Emath
21- 2 Ascende Ælam, obside Mede :
22- 6 Et Ælam sumpsit pharetram
Jerem. 25-25 Et cunctis regibus Ælam, et cunctis
49-34 Factum est verbum D... adversus Ælam
-35 Ecce ego confringam arcum Ælam
-36 Et inducam super Ælam quatuor
Ad quam non perveniant profugi Ælam
-37 Pavere faciam Ælam coram inimicis
-38 Ponam solium meum in Ælam
-39 Reverti faciam captivos Ælam
Ezech. 32-24 Ibi Ælam, et omnis multitudo ejus
Dan. 8- 2 In Susis castro, quod est in Ælam regione

ÆLAMITÆ.

Gen. 14- 1 Chodorlahomor rex Ælamitarum
- 9 Scilicet adversus Chod. reg. Ælamitarum
1 Esdr. 4- 9 Consiliatores... Dievi, et Ælamitæ
Act. 2- 9 Parthi, Medi, et Ælamitæ

ÆLATH.

Urbs portusque juxta mare Rubrum.

4 Reg. 14-22 Ædificavit Ælath, et restituit eam Judæ.

ÆMULATIO.

Psal. 77-58 Ad æmulationem eum provocarunt
Cant. 8- 6 Dura sicut infernus æmulatio
Ezech. 8- 3 Idolum zeli ad provoc. æmulationem
Rom. 10- 2 Quod æmulationem Dei habent
-19 Ego ad æmulationem vos adducam
13-13 Non in contentione et æmulatione
2 Cor. 7- 7 Referens... vestram æmulationem pro me
-11 Sed desiderium, sed æmulationem
9- 2 Vestra æmulatio provocavit plurimos
11- 2 Æmulor enim vos Dei æmulatione
12-20 Ne forte contentiones, æmulationes
Galat. 5-20 Æmulationes, iræ, rixæ... sectæ
Philip. 3- 6 Secundum æmulationem, persequens
Hebr. 10-27 Expectatio judicii et ignis æmulatio

ÆMULATOR.

Exod. 34-14 Zelotes nomen ejus, Deus est æmulator
Deut. 4-24 Quia Dominus... Deus æmulator
5- 9 Ego enim sum... Deus æmulator
6-15 Deus æmulator... in medio tui
Josue 24-19 Deus... et fortis æmulator est
Nah. 1- 2 Deus æmulator, et ulciscens Dominus
1 Mac. 2-50 Nunc ergo... æmulatores estote legis
2 Mac. 4- 2 Æmulatorem legis Dei, audebat...
Act. 21-20 Omnes æmulatores sunt legis
22- 3 Æmulator legis sicut et vos omnes
1 Cor. 14-12 Æmulatores estis spirituum, ad ædif.
Galat. 1-14 Abundantius æmulator existens
1 Petr. 3-13 Si boni æmulatores fueritis ?

ÆMULOR.

Num. 11-29 Quid, inquit, æmularis pro me?
Psal. 36- 1 Noli æmulari in malignantibus
- 7 Noli æmulari in eo qui prosperatur
- 8 Noli æmulari ut maligneris
Prov. 3-31 Ne æmuleris hominem injustum
23-17 Non æmuletur cor tuum peccatores
24- 1 Ne æmuleris viros malos
-19 Nec æmuleris impios
Eccli. 37-12 Cum muliere de qua æmulatur
Isai. 11-13 Ephraim non æmulabitur Judam
Ezech. 31- 9 Æmulata sunt eum omnia ligna voluptatis
2 Mac. 4-16 Et eorum instituta æmulabantur
Act. 7- 9 Patriarchæ æmulantes, Joseph vend.
Rom. 11-14 Salus et gentibus ut illos æmulentur
-14 Si quomodo ad æmulandum provocem
1 Cor. 10-22 An æmulamur Dominum?
12-31 Æmulamini autem charismata meliora
13- 4 Charitas non æmulatur, non agit perp.
14- 1 Sect. charit., æmulamini spiritualia
-39 Fratres, æmulamini prophetare
2 Cor. 11- 2 Æmulor enim vos Dei æmulatione
Galat. 4-17 Æmulantur vos non bene, sed eludere vos volunt ut illos æmulemini
-18 Bonum a. æmulamini in bono semper
Apoc. 3-19 Æmulare ergo et pœnitentiam age

ÆMULUS, A.

1 Reg. 1- 6 Affligebat quoque eam æmula ejus
2-32 Videbis æmulum tuum in templo
28-16 Et transierit ad æmulum tuum

AEN. *Urbs de tribu Simeon.*

Josue. 15-32 Lebaoth, et Selim, et Aën, et Remon
1 Par. 4-32 Villæ quoque eorum : Etam, et Aen

ÆNEAS.

Vir paralyticus, quem ab annis octo jacentem in grabato sanavit Petrus. Quod cum vidissent habitatores Lyddæ et Saronæ conversi sunt ad Dominum.

Act. 9-33 Invenit... Æneam... jacentem in grabato
-34 Ænea, sanat te Dominus Jesus Christus

ÆNEUS, A, UM.

Exod. 26-11 Facies et quinquaginta fibulas æneas
-37 Erunt capita aurea, et bases æneæ
27- 4 Craticulamq. in modum retis æneam
Erunt quatuor annuli ænei
- 6 Vectes... quos operies laminis æneis
-10 Columnas viginti cum basibus totid.. æneis
-11 Et bases æneæ ejusdem numeri
-17 Columnæ... erunt... et basibus æneis
-18 Et habebit bases æneas
30-18 Facies et labrum æneum cum basi sua
35-16 Craticulam ejus æneam cum vectibus
36-18 Et fibulas æneas quinquaginta
-38 Basesque earum fudit æneas
38- 2 Operuitque illud laminis æneis
- 4 Craticulamq. et in mod.. retis fecit æneam
- 6 Quos et ipsos... operuit laminis æneis
-10 Columnæ æneæ viginti cum basibus
-12 Columnæ decem cum basibus suis æneæ
-17 Bases columnarum fuere æneæ
-19 Fuere quatuor cum basibus æneis
-20 Paxillos... atrii per gyrum fecit æneos
-30 Et altare æneum cum craticula sua
Exod. 39-39 Altare æneum, retiaculum, vectes
Levit. 6-28 Si vas æneum fuerit, defricabitur
26-19 Daboque vobis... et terram æneam
Num. 16-39 Tulit ergo Eleazar sua thuribula ænea
21- 8 Fac serpentem æneum et pone eum
- 9 Fecit ergo Moyses serpentem æneum
Deut. 28-23 Sit cœlum, quod supra te est, æneum
Josue 6-19 Quidquid... vasorum æneorum et ferri
-24 Absque auro et argento et vasis æneis
3 Reg. 7-27 Et fecit decem bases æneas
-38 Fecit quoque decem luteres æneos
4 Reg. 18- 4 Confregitque serpentem æneum
1 Par. 15-19 In cymbalis æneis concrepantes
18- 8 Fecit Salomon mare æneum
Et columnas et vasa ænea
-11 Omnia vasa aurea... et ænea
29- 2 Argentum in argentea, æs in ænea
2 Par. 1- 5 Altare quoque æneum, quod fabric...
- 6 Ascenditq. Salomon ad altare æneum
4- 1 Fecit quoque altare æneum
6-13 Si quidem fecerat Salomon basim æneam
7- 7 Quia altare æneum quod fecerat
12-10 Pro quibus fecit rex æneos
Job. 6-12 Nec caro mea ænea est
Jerem. 52-17 Mare æneum quod erat in domo Domini
2 Mac. 7- 3 Jussit sartag. et olas æneas succendi

ÆNGANNIM.

Urbs Edom quæ venit in possessionem filiorum Juda.

Josue. 15-34 Zanoë, et Ængannim et Taphua

ÆNIGMA.

Num. 12- 8 Palam, et non per ænigmata... D. videt
3 Reg. 10- 1 Venit tentare eum in ænigmatibus
2 Par. 9- 1 Venit ut tentaret eum in ænigmatibus
Job. 13-17 Ænigmata percipite auribus vestris
Prov. 1- 6 Animadvertet... et ænigmata eorum
Eccli. 47-17 Replesti in comparationibus ænigmata
Ezech. 17- 2 Fili hominis, propone ænigma
Habac. 2- 6 Sument, et loquelam ænigmatum
1 Cor. 13-12 Vid. nunc per speculum in ænigmate

ÆNNON

Vicus Galilææ, in tribu Manasse juxta Salem et Jordanem ibi S. Joannes Baptista baptizavit Jesum-Christum.

Joan. 3-23 Erat a. et Joannes baptizans in Ænnon

ÆQUALIS.

Exod. 30-34 Æqualis ponderis erunt omnia
Levit. 13-31 Sin a. viderit locum maculæ æqualem
-32 Locus plagæ carni reliquæ æqualis
Num. 35- 5 Septentri. plaga æquali termino finietur
Deut. 19- 7 Tres civit... æqualis inter se spatii dividas
25-15 Modius æqualis et verus erit tibi
3 Reg. 7- 5 Æquali spatio inter columnas
Et super ligna in cunctis æqualia
-11 Lapides pretiosi æqualis mensuræ secti
Job. 15- 3 Arguis verbis eum qui non est æqualis tibi
Ezech. 45-11 Ephi et batus æqualia... erunt
2 Mac. 9-15 Æquales nunc Atheniensibus facturum
Lucæ. 6-34 Nam... fœnerantur, ut recipiant æqualia
20-36 Æquales enim Angelis sunt, et filii
Joan. 5-18 Sed et... æqualem se faciens Deo
Philip. 2- 6 Non rapinam... esse se æqualem Deo
Apoc. 21-16 Altitudo, et latitudo ejus, æqualia sunt

ÆQUALITAS.

Eccli. 42- 4 De æqualitate stateræ et ponderum
Baruc. 5- 7 Convalles replere in æqualitatem
2 Cor. 8-13 Vobis a. tribulatio, sed ex æqualitate
-14 Sit supplementum, ut fiat æqualitas

ÆQUALITER.

Deut. 19- 3 In tres æqualiter partes.. divides
1 Par. 24-31 Omnes sors æqualiter dividebat
Sap. 6- 8 Æqualiter cura est illi de omnibus

ÆQUE.

Exod. 38-11 Æque ad septentrionalem plagam
-15 Quindecim æque cubitorum erant tentoria
Levit. 2- 7 Æque simila oleo conspergetur
3 Reg. 20-11 Ne glorietur accinctus æque ut discinctus
2 Esdr. 12-24 Et observarent æque per ordinem
Eccle. 9- 2 Eo quod universa æque eveniant justo
Eccli. 6-17 Qui timet Deum, æque habebit amicitiam bonam
Ezech. 47-14 Possidebitis... singuli æque ut frater suus

ÆQUITAS.

Deut. 9- 5 Neque e.... propter.... et æquitatem cordis tui
3 Reg. 9- 4 In simpl. cordis et in æquitate
Job. 9-19 Si æquitas judici, nemo audet pro me

Job. 23- 7 Proponat æquitatem contra me
33-23 Ut annuntiet hominis æquitatem
Psal. 9- 9 Judicabit orbem terræ in æquitate
10- 8 Æquitatem vidit vultus ejus
16- 2 Oculi tui videant æquitates
36-37 Custodi innocentiam et vide æquitatem
51- 5 Iniquitatem magis quam loqui æquitatem
64- 6 Mirabile in æquitate
66- 5 Quoniam judicas populos in æquitate
95-10 Judicabit populos in æquitate
-13 Judicabit orbem terræ in æquitate
97- 9 Judicabit... populos in æquitate
110- 8 Facta in veritate et æquitate
118-40 In æquitate tua vivifica me
-75 Cognovi, D. quia æquitas judicia tua
-144 Æquitas testimonia tua in æternum
-172 Quia omnia mandata tua æquitas
142-11 Vivificabis me in æquitate tua
Prov. 1- 3 Ad suscipiendam... et æquitatem
2- 9 Tunc intelliges... et æquitatem
4-11 Ducam te per semitas æquitatis
8-14 Meum est consilium et æquitas
Sap. 5-20 Sumet scutum inexpugn. æquitatem
9- 3 Disponat orbem terrarum in æquitate
Eccli. 7- 6 Ponas scandalum in æquitate tua
16-25 Dicam in æquitate disciplinam
Et dico in æquitate spiritus virtutes
18-11 Et ostendit eis viam æquitatis
Isaï. 11- 4 Arguet in æquitate pro mansuetis
59-14 Et æquitas non potuit ingredi
Malac. 2- 6 In æquitate ambulavit mecum
Act. 17-31 Judicaturus est orbem in æquitate
Rom. 9-28 Verbum... abbrevians in æquitate
Hebr. 1- 8 Virga æquitatis, virga regni tui

ÆQUO, OR.

Job. 32-21 Deum homini non æquabo
Psal. 88- 7 Quis in nubibus æquabitur Domino

ÆQUUS.

Exod. 26- 8 Æqua erit mensura sagorum omnium
37-19 Æquum erat opus sex calamorum
Levit. 7-10 Cunctis filiis Aaron mensura æqua
19-36 Statera justa, et æqua sint pondera
Justus modius, æquusque sextarius
24-22 Æquum judicium sit inter vos
Num. 31-27 Dividesque ex æquo prædam
1 Reg. 30-24 Æqua enim pars erit descendentis
3 Reg. 21- 7 Comede panem et æquo animo esto
1 Par. 25- 8 Ex æquo tam major quam minor
26-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo
Judith. 7-23 Æquo animo estote, fratres
11- 1 Æquo animo esto, et noli pavere
Job. 9-32 Nec qui... ex æquo possit audiri
19- 6 Deus non æquo judicio afflixerit me
35- 2 Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio
Prov. 8- 9 Et æqui invenientibus scientiam
11- 1 Et pondus æquum, voluntas ejus
Eccle. 3-19 Et æqua utriusque conditio
Eccli. 13-14 Ne retineas ex æquo loqui cum illo
31-32 Æqua vita hominibus, vinum in sobrietate
Ezech. 18-25 Dixistis: Non est æqua via Domini
Numquid via mea non est æqua..?
-29 Dicunt...: Non est æqua via Domini
Numquid viæ meæ non sunt æquæ
31- 8 Platani non fuerunt æquæ frondibus
33-17 Dix..: Non est æqui ponderis via Domini
43-16 Quadrangulatum æquis lateribus
45-11 Juxta mensuram cori erit æqua libratio
2 Mac. 8-30 Æquam portionem debilibus, pupillis
Act. 6- 2 Non est æquum nos derelinquere verbum Dei
Coloss. 4- 1 Domini, quod justum est et æquum
Jacob. 5-13 Æquo animo est? Psallat.

AER.

Num. 11-31 Volabantq. in aëre duobus cubitis
Deut. 28-22 Percutiat te Dom... aëre corrupto
3 Reg. 8-37 Aut corruptus aer, aut ærugo,
Job. 37-21 Subito aër cogetur in nubes
Psal. 17-12 Tenebrosa aqua in nubibus aëris
Sap. 2- 3 Spiritus diffundetur tanquam mollis aër
5-11 Tanquam avis quæ transvolat in aëre
Et scindens per vim itineris aërem
-12 Divisus aër continuo in se reclusus est
7- 3 Ego natus accepi communem aërem
13- 2 Aut citatum aërem, aut gyrum stellarum
17- 9 Et aërem... negantes se videre
2 Mac. 5- 2 Videri... per aëra equites discurrentes
Act. 22-23 Pulverem jactantibus in aërem
1 Cor. 9-26 Sic pugno, non quasi aërem verberans
14- 9 Eritis enim in aëra loquentes
Ephes. 2- 2 Sec. principem potestatis aëris hujus
1 Thes. 4-16 In nubibus obviam Christo in aëra
Apoc. 9- 2 Obscuratus est sol et aër de fumo putei
16-17 Angelus effudit phialam s. in aërem

ÆRAMENTUM.

Eccli. 12-10 Sicut e. æramentum, æruginat nequitia
Marc. 7- 4 Urceorum, et æramentorum et lect.
Apoc. 18-12 Omnia vasa de... æramento et ferro

AERIUS.

Esth. 1- 6 Pendebant... tentoria aërii coloris
8-15 Fulgebat vestibus regiis... et aëriis

ÆRARIUM, *substantivum*.

Gen. 47-14 Intulit eam in ærarium regis
Josue. 6-24 Quæ in ærarium Domini consecrarunt
1 Mac. 3-28 Et aperuit ærarium suum, et dedit
14-49 Exemplum a. eorum ponere in ærario
2 Mac. 3- 6 Plenum esse ærarium Jerosolymis
-23 Cum satellitibus circa ærarium præsens
-28 Et is... prædictum ingressus est ærarium
-40 De... ærarii custodia, ita se res habet
4-42 Sacrilegum secus ærarium interfecerunt
5-18 Qui missus est... ad expoliandum ærarium

ÆRARIUS, *substantivum*.

Sap. 15- 9 Ærarios imitatur et gloriam præfert
Jerem. 10- 9 Opus artificis et manus ærarii
2 Tim. 4-14 Alexander ærarius mihi mala m. ostendit

ÆRARIUS, *adjectivum*.

3 Reg. 7-14 Artificem ærarium et plenum sapientia
Isaï. 41- 7 Confortavit faber ærarius percutiens

ÆREUS, A, UM.

1 Reg. 17- 5 Et cassis ærea super caput ejus
- 6 Et ocreas æreas habebat in cruribus:
Et clypeus æreus tegebat humeros ejus
-38 Imposuit galeam æream super caput ejus
2 Reg. 8-10 In manu ejus erant... et vasa ærea
22-35 Componens quasi arcum æreum brachia
3 Reg. 4-13 Civit... quæ habebant seras æreas
7-15 Et finxit duas columnas æreas
-30 Quatuor rotæ per bases... et axes ærei
8-64 Altare æreum quod erat coram Domino
14-27 Fecit rex Roboam scuta ærea
4 Reg. 16-14 Porro altare æreum, quod erat coram D.
-15 Altare vero æreum erit paratum
-17 Mare deposuit de bobus æreis
25-13 Columnas a. æreas quæ erant in templo
Domini et bases et mare æreum... confreg.
-14 Ollas quoque æreas... et omnia vasa
Ærea, in quibus ministrabant, tulerunt
-17 Capitellum æreum super se altitudinis
Super capitellum columnæ, omnia ærea
Job. 20-24 Et irruet in arcum æreum
Psal. 17-35 Posuisti ut arcum æreum brachia mea
106-16 Quia contrivit portas æreas
Eccli. 28-24 Vinculum illius vinculum æreum est
Isaï. 45- 2 Portas æreas conteram, et vectes
48- 4 Scivi enim quia... frons tua ærea
Jerem. 1-18 Dedi te hodie... in murum æreum
15-20 Dabo te populo huic in murum æreum
52-17 Columnas quoque æreas... confregerunt
-20 Et vitulos duodecim æreos, qui erant
-22 Et capitella super utramque ærea
Et malogranata super... omnia ærea
Ezech. 9- 2 Et steterunt juxta altare æreum
27-13 Vasa ærea advexerunt populo tuo
Dan. 2-39 Regnum tertium aliud æreum
4-12 Alligetur vinculo ferreo et æreo
5- 4 Laudabant deos suos aureos et... æreos
-23 Deos q. argenteos... et æreos... laudasti
14- 6 Est et forinsecus æreus, neque comedit
Mich. 4-13 Et ungulas tuas ponam æreas
Zach. 6- 1 Et montes, montes ærei
1 Mac. 6-35 Et galeæ æreæ in capitibus eorum
-39 Ut refulsit sol in clypeos... æreos
8-22 Quod rescripserunt in tabulis æreis
14-18 Scripserunt ad eum in tabulis æreis
-26 Et descripserunt in tabulis æreis
-48 Dixerunt ponere in tabulis æreis
Apoc. 9-20 Simulacra aurea et argentea et ærea

ÆRUGINO.

Eccli. 12-10 Sicut e. æramentum, æruginat nequitia
Jacob. 5- 3 Aurum et argentum vestr. æruginavit

ÆRUGO.

3 Reg. 8-37 Aut corruptus aër, aut ærugo, aut locusta
2 Par. 6-28 Si orta fuerit in terra... et ærugo
Psal. 77-46 Et dedit æruginì fructus eorum
Baruc. 6-11 Hi autem non liberantur ab ærugine
-23 Nisi aliquis exterserit æruginem
Matth. 6-19 Ubi ærugo et tinea demolitur
-20 Ubi neq. ærugo, neq. tinea demolitur
Jacob. 5- 3 Ærugo eorum in testimonium vobis erit

ÆRUMNA.

Gen. 3-16 Multiplicabo ærumnas tuas
Psal. 31- 4 Conversus sum in ærumna mea
Eccle. 2-23 Cuncti dies ejus... ærumnis pleni sunt
5-16 Comedit in... ærumna atq. tristitia
Marc. 4-19 Ærumnæ sæculi et deceptio divit...
2 Cor. 11-27 In labore et ærumna, in vigiliis

ÆS.

Gen. 4-22 Tubalcain... faber in cuncta opera æris
Exod. 25- 3 Accipere debetis: aurum et arg. et æs.
27- 2 Et operies illud ære (*altare*)
- 3 Omnia vasa ex ære fabricabis
-19 Tam pax illos ejus quam atrii ex ære facies
31- 4 Quidquid fabrefieri potest ex a... et ære
35- 5 Aurum et argentum et æs
-24 Argenti, ærisq. metalla obtulerunt Domino
-32 Faciendum opus in auro et argento et ære
38- 3 In usus ejus paravit ex ære vasa diversa
-29 Æris quoque oblata sunt talenta
Num. 31-22 Aurum et argentum et æs et ferrum
Deut. 8- 9 De montibus ejus æris metalla fodiuntur
33-25 Ferrum et æs calceamentum ejus
Josue. 22- 8 Revertimini... cum... ære ac ferro
1 Reg. 17- 5 Quinque millia siclorum æris erat
22- 2 Oppressi ære alieno et amaro animo
2 Reg. 8- 8 Tulit rex David æs multum nimis
3 Reg. 7-14 Ad faciendum omne opus ex ære
-16 Duo q. capitella fecit... fusilia ex ære
-36 In tabulatis illis, quæ erant ex ære
-47 Non erat pondus æris
4 Reg. 25-13 Et transtulerunt æs omne in Babylonem
-16 Non erat pondus æris omnium vasorum
1 Par. 18- 8 Æris plurimum, de quo fecit Salomon
22- 3 Et æris pondus innumerabile
-14 Æris vero et ferri non est pondus
-16 In auro, et argento, et ære, et ferro
29- 2 Æs in ænea, ferrum in ferrea, ligna in lignea
- 7 Æris talenta decem et octo millia
2 Par. 2- 7 Qui noverit operari in... ære et ferro
-14 Tyrius, qui novit operari in auro et... ære
4- 9 Ostia in basilica, quæ texit ære
-16 Vasa fecit... ex ære mundissimo
-18 Ita ut ignoraretur pondus æris
24-12 Fabros quoque ferri et æris, ut quod...
1 Esdr. 8-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo
2 Esdr. 5-10 Æs alienum concedamus quod debetur nobis
Job. 28- 2 Lapis solutus calore, in æs vertitur
37-18 Qui solidissimi quasi ære fusi sunt
40-13 Ossa ejus velut fistulæ æris
Isaï. 60-17 Pro ære afferam aurum
Pro lignis æs, et pro lapidibus ferrum
Jerem. 6-28 Ambulantes fraudulenter, æs et ferrum
15-12 Numquid fœderabitur... et æs?
46-22 Vox ejus quasi æris sonabit
52-17 Tulerunt omne æs eorum in Babylonem
-20 Non erat pondus æris omn. h. vasorum
Ezech. 1- 7 Scintillæ quasi aspectus æris candentis
16-36 Quia effusum est æs tuum
22-18 Omnes isti æs, et stannum, et ferrum
-20 Congregatione argenti et æris
24-11 Ut incalescat, et liquefiat æs ejus
40- 3 Cujus erat species quasi species æris
Dan. 2-32 Porro venter et femora ex ære
-35 Contrita sunt pariter ferrum, testa, æs...
-45 Comminuit testam, et ferrum, et æs
4-20 Vinciatur ferro et ære in herbis foris
10- 6 Quasi species æris candentis
Marc. 6- 8 Non peram, non panem, neque in zona æs
12-41 Quomodo turba jactaret æs in gazophylacium
Luc. 21- 2 Pauperculam mitt. æra minuta duo
Joan. 2-15 Nummulariorum effudit æs, et mensus...
1 Cor. 13- 1 Factus sum velut æs sonans, aut cymb...

ÆSTAS.

Gen. 8-22 Æstas et hyems, nox et dies, non requiescent
Psal. 73-17 Æstatem et ver tu plasmasti ea
Prov. 6- 8 Parat in æstate cibum sibi
10- 5 Qui a. stertit æstate, filius confusionis
20- 4 Mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi
26- 1 Quomodo nix in æstate, et pluviæ in messe
Eccli. 50- 8 Quasi thus redolens in diebus æstatis
Isaï. 18- 6 Æstate perpetua erunt super eum volucres
Jerem. 8-20 Transiit messis, finita est æstas
Zach. 14- 8 In æstate et in hyeme erunt
Matth. 24-32 Scitis quia prope est æstas
Marc. 13-28 Cognoscitis quia in proximo sit æstas
Luc. 21-30 Scitis quoniam prope est æstas

ÆSTIMATIO.

Exod. 22- 5 Pro damni æstimatione restituet

Levit. 5-18 Juxta mensuram æstimationemq. peccati
6- 6 Juxta æstimationem mensuramq. delicti
27- 2 Sub æstimatione dabit pretium
- 8 Si... æstimationem reddere non valebit
-13 Addet supra æstimationem quintam partem
-15 Dabit quintam partem æstimationis supra
-25 Omnis æstimatio siclo sanctuarii ponderabitur
-27 Redimet... juxta æstimationem tuam
3 Reg. 8- 5 Boves absque æstimatione et numero

ÆSTIMO.

Levit. 27- 8 Quantum ille æstimaverit... tantum dabit
-16 Juxta mensuram sementis æstimabitur pretium
-17 Quanto valere potest, tanto æstimabitur
-19 Addet quintam partem æstimatæ pecuniæ
-27 Quantocumque a te fuerit æstimatum
1 Reg. 1-13 Æstimavit ergo eam Heli temulentam
2 Reg. 13 32 Dixit : Ne æstimet dominus meus rex
1 Par. 22- 4 Ligna q. cedrina non poterant æstimari
Esth. 16- 6 Et ex sua natura alios æstimantes
Job. 22-17 Quasi nihil posset... æstimantes eum
41-20 Quasi stipulam æstimabit malleum
-23 Æstimabit abyssum quasi senescentem
Psal. 43-22 Æstimati sumus sicut oves occisionis
87- 5 Æstimatus sum cum descendentibus
Prov. 23- 7 Æstimat quod ignorat
Eccle. 10- 3 Insipiens... omnes stultos æstimat
Sap. 1-16 Æstimantes illam amicam, defluxerunt
2-16 Tanquam nugaces æstimati sumus ab illo
3- 2 Æstimata est afflictio exitus illorum
5- 4 Vitam illorum æstimabamus insaniam
7- 9 Tanquam lutum æstimabitur argentum
8- 8 Scit præterita, et de futuris æstimat
9-16 Difficile estimamus quæ in terra sunt
12-15 Exterum æstimas a tua virtute
-24 Deos æstimantes hæc, quæ in anim..
13- 9 Ut possent æstimare sæculum
14-20 Eum, qui... nunc Deum æstimaverunt
15-12 Æstimaverunt lusum esse vitam nostram
-15 Idola nationum Deos æstimaverunt
17- 6 Æstimabant deteriora esse quæ videbantur
19-17 Unde æstimari ex ipso visu certo potest
Eccli. 29- 4 Inventionem æstimaverunt fœnus
Baruc. 3-36 Non æstimabitur alius adversus eum
6-39 Quomodo ergo æstimandum est... esse deos
-44 Quomodo æstimandum... illos esse deos ?
-55 Quomodo ergo æstimandum est... quia dii
2 Mac. 2-30 Ita æstimandum est et in nobis
Matth. 11-16 Cui a. similem æstimabo generationem
Luc. 7-43 Æstimo quia is, cui plus donavit
13-18 Et cui simile æstimabo illud ?
-20 Cui simile æstimabo regnum Dei ?
Act. 2-15 Non enim, sicut vos æstimatis, hi ebrii
16-27 Æstimans fugisse vinctos.
17-29 Non debemus æstimare, auro aut argento
21-29 Quem æstimaverunt, quoniam in templum.
26- 2 Rex Agrippa, æstimo me beatum
27-13 Æstimantes propositum se tenere
Rom. 8-36 Æstimati sumus sicut oves occisionis
9- 8 Qui filii sunt prom. æstimantur in semine
2 Cor. 5-14 Æstimantes hoc, quoniam si unus pro..
Hebr. 11-26 Majores divitias æstimans thesauro
Jacob. 1- 7 Non ergo æstimet homo ille quod accip.

ÆSTIVUS, A, UM.

Judic. 3-20 Sedebat autem in æstivo cœnaculo solus
-24 Forsitan purgat alvum in æstivo cubiculo
Dan. 2-35 Redacta quasi in favillam æstivæ areæ
Amos. 3-15 Percutiam dom. hyem. cum domo æstiva

ÆSTUO.

Judith. 13-29 Et æstuavit anima ejus
Job. 20-22 Cum satiatus fuerit... æstuabit
Eccli. 51- 6 In medio ignis non sum æstuatus
Isai. 5-11 Væ qui consurgitis... ut vino æstuetis
Jonæ. 4- 8 Percus. sol sup. caput Jonæ et æstuabat
Matth. 13- 6 Sole autem orto æstuaverunt
Apoc. 16- 9 Et æstuaverunt homines æstu magno

ÆSTUS.

Gen. 8-22 Frigus et æstus...nox et dies non requiescent
31-40 Die noctuque æstu urebar et gelu
Deut. 28-22 Percutiat te Dominus.. ardore et æstu
Judith. 8- 3 Venit æstus super caput ejus
Job. 38-24 Dividitur æstus super terram
Isai. 4- 6 Tabern. erit in umbracul. diei ab æstu
25- 4 Spes a turbine, umbraculum ab æstu
- 5 Sicut æstus in siti, tumultum a. hum.
27- 8 In spiritu suo duro per diem æstus
49-10 Non percutiet eos æstus et sol
Jerem. 17- 8 Et non timebit cum venerit æstus
36-30 Cadaver e. projicietur ad æstum per diem
Dan. 3-66 Benedicite ignis et æstus Domino
Dan. 3-67 Benedicite frigus et æstus Domino
13-15 Voluitq. lavari in pom. : æstus quippe erat
Osee. 12- 1 Ephraim pascit ventum, et sequitur æstum
Matth. 20-12 Qui portavimus pondus diei et æstus
Luc. 12-55 Dicitis : Quia æstus erit : et fit.
Apoc. 7-16 Nec cadet super illos sol, neq. ullus æstus
16- 8 Datum est illi æstu affligere homines
- 9 Et æstuaverunt homines æstu magno

ÆTAS.

Gen. 18-11 Erant a. ambo... provectæq. ætatis
21- 5 Hac quippe ætate patris, natus est Isaac
25- 8 Provectæq. ætatis et plenus dierum
35-29 Consumptusq. ætate mortuus est
43-33 Sederunt.. minimus juxta ætatem suam
Num. 8-25 Cumq. quinq. annum ætatis impleverint
19- 2 Adducant ad te vaccam ætatis integræ
30- 4 Quæ est... in ætate adhuc puellari
-17 Filiam, quæ in puellari adhuc ætate est
Josue. 13- 1 Josue senex, provectæq. ætatis erat
23- 1 Josuë jam longævo et persenilis ætatis
- 2 Ego senui et progressioris ætatis sum
Judic. 8-21 Quia juxta ætatem robur est hominis
1 Reg. 2-33 Morietur cum ad virilem ætatem venerit
3 Reg. 1- 1 Habebatq. (*David*) ætatis plurimos dies
4 Reg. 24-18 Vig. et prim. annum ætatis habebat
1 Par. 7-40 Numerus a. eorum ætatis quæ apta esset
26-32 Fratresq. ejus robustioris ætatis
Job. 32- 7 Sperabam e. quod ætas prolixior
Prov. 17-22 Animus gaudens ætatem floridam facit
Eccle. 6- 3 Et plures dies ætatis habuerit
Sap. 4- 9 Ætas senectutis vita immaculata
Eccli. 26-22 Species faciei super ætatem stabilem
41- 4 Defecto ætate, et cui de omnibus cura est
Ezech. 13-18 Cervicalia sub capite universæ ætatis
Dan. 2-21 Et ipse mutat tempora et ætates
5- 1 Unusq. secundum suam bibebat ætatem
2 Mac. 4-40 Ætate pariter et dementia provecto
5-24 Omnes perfectæ ætatis interficere
6-18 Vir ætate provectus et vultu decorus
-23 At ille cogitare cœpit ætatis...
-24 Non enim ætati nostræ dignum est
7-27 Alui, et in ætatem istam perduxi
15-13 Alium virum ætate et gloria mirabilem
Luc. 2-52 Jesus proficiebat sapientia et ætate
Joan. 9-21 Ætatem habet, ipse de se loquatur
-23 Quia ætatem habet, ipsum interrogate
Ephes. 4-13 In mensuram ætatis plenitudinis
Hebr. 11-11 Etiam præter tempus ætatis :

ÆTERNALES.

Psal. 23- 7 Elevamini portæ æternales
- 9 Elevamini portæ æternales

ÆTERNITAS.

Eccle. 12- 5 Ibit homo in domum æternitatis suæ
Isai. 57-15 Sublimis habitans æternitatem
Dan. 12- 3 Quasi stellæ in perpetuas æternitates
Mich. 5- 2 Egressus ejus ab initio, a diebus æternitatis
Habac. 3- 6 Ab itineribus æternitatis ejus
2 Petr. 3-18 Ipsi gloria, et nunc, et in diem æternitatis

ÆTERNUS, A, UM.

Gen. 3-22 Ne... comedat et vivat in æternum
6- 3 Non permanebit spiritus meus in homine in æternum, quia caro est
17- 8 In possessionem æternam, eroq. Deus eorum
-13 Eritque pactum meum in carne vestra in fœdus æternum
21-33 Invocavit ibi nomen D. Dei æterni
49-26 Desiderium collium æternorum
Exod. 3-15 Hoc nomen mihi est in æternum
12-24 Tibi et filiis tuis usque in æternum
15-18 Dominus regnabit in æternum et ultra
28-29 Memoriale coram Domino in æternum
Levit. 25-46 Hæred... ac possidebitis in æternum
Deut. 15-17 Et serviet tibi usque in æternum
23- 3 Non intrabunt ecclesiam Dom. in æternum
32-40 Dicam : Vivo ego in æternum
33-15 De pomis collium æternorum :
Josue. 4- 7 Lapides isti in monum...usque in æternum
14- 9 Erit possessio tua et f... in æternum
1 Reg. 3-13 Judicaturus essem dom. ej. in æternum
-14 Non expietur iniquitas... in æternum
2 Reg. 7-16 Regnum tuum usque in æternum
23- 5 Ut pactum æternum iniret mecum
3 Reg. 1-31 Vivat dominus meus David in æternum
2-33 Sit pax usque in æternum a Domino
1 Par. 15- 2 Ad ministrandum sibi usque in æternum
16-34 Quoniam in æternum misericordia ejus
-36 Benedictus... ab æterno usque in æternum
-41 Quoniam in æternum misericordia ejus
17-12 Firmabo solium ejus usque in æternum
-22 Posuisti... in populum usque in æternum
22-10 Firmaboq. solium regni.. in æternum
1 Par. 23-25 Habitationem Jerusalem usque in æternum
28- 7 Firmabo regnum e. usque in æternum
- 9 Si a. derel. eum. projiciet te in æternum
29-10 Benedictus es, Domine Deus Israel patris nostri ab æterno in æternum.
-18 Custodi in æternum hanc voluntatem
2 Par. 5-13 Quoniam in æternum misericordia ejus
7- 6 Quoniam in æternum misericordia ejus
9- 8 Vult servare eum in æternum
20-21 Quoniam in æternum misericordia ejus
30- 8 Quod sanctificavit in æternum
33- 4 Erit nomen meum in æternum
1 Esdr. 3-11 In æternum misericordia e. sup. Israël
9-12 Prosperitatem eorum usque in æternum
2 Esdr. 2- 3 Dixit regi : Rex, in æternum vive
9- 5 Benedicite Domino Deo vestro ab æterno usque in æternum
13- 1 In Ecclesiam Dei usque in æternum
Tobiæ. 12- 9 Et facit invenire... vitam æternam
13- 1 Dixit : Magnus es, Domine, in æternum
Judith. 13-25 Memores f. virtutis Dom. in æternum
15-11 Et ideo eris benedicta in æternum
Job. 4-20 Quia nullus intelligit, in æternum peribunt
Psal. 5-12 Qui sperant in te, in æternum exultabunt
9- 6 Nomen eorum delesti in æternum
- 8 Et Dominus in æternum permanet
H. 10-16 Dominus regnabit in æternum
11- 8 Custodies nos a gener. hac in æternum
14- 5 Qui facit hæc, non movebitur in æternum
27- 9 Extolle illos usque in æternum
28-10 Sedebit Dominus rex in æternum
29- 7 Non movebor in æternum
-13 Deus meus in æternum confitebor tibi.
30- 2 Speravi, non confundar in æternum
32-11 Consilium a. Domini in æternum manet
36-18 Hæreditas eorum in æternum erit
-28 In æternum conservabuntur (*sancti*)
40-13 Confirmasti me in consp. tuo in æternum
44- 3 Benedixit te Deus in æternum
-18 Populi confitebuntur tibi in æternum
47- 9 Deus fundavit eam in æternum
-15 Hic est Deus, Deus noster in æternum
48- 9 Et laborabit in æternum
-12 Sepulcra e. domus illorum in æternum
-20 Usque in æternum non videbit lumen
51-10 Speravi in misericordia Dei in æternum
54-23 Non dabit in æternum fluctuationem
60- 8 Permanet in æternum in conspectu Dei
61- 9 Deus adjutor noster in æternum
65- 7 Qui dominatur in virtute sua in æternum
70- 1 Speravi, non confundar in æternum
71-19 Nomen majestatis ejus in æternum
72-26 Et pars mea Deus in æternum
75- 5 Illuminans tu mirab. a montibus æternis
76- 6 Et annos æternos in mente habui
- 8 Numquid in æternum projiciet Deus
84- 6 Numquid in æternum irasceris nobis
85-12 Glorificabo nomen tuum in æternum
88- 1 Misericordias Domini in æternum cantabo
- 3 In æternum misericordia ædificabitur
-29 In æternum servabo illi misericordiam
-37 Semen ejus in æternum manebit
-38 Sicut luna perfecta in æternum
-53 Benedictus Dominus in æternum
91- 9 Tu a. Altissimus in æternum, Domine
99- 5 In æternum misericordia ejus
101-13 Tu a. Domine, in æternum permanes
102- 9 Neque in æternum comminabitur
-17 Misericordia autem Domini ab æterno Et usque in æternum super timentes eum
104-10 Israël in testamentum æternum
109- 4 Tu es sacerdos in æternum
110- 9 Mandavit in æternum testamentum suum
111- 3 Quia in æternum non commovebitur
- 7 In memoria æterna erit justus
116- 2 Et veritas Domini manet in æternum
118-89 In æternum, Domine, verbum tuum.
-93 In æternum non obliviscar justificationes
-98 Quia in æternum mihi est
-111 Acquisivi testimonia tua in æternum
-112 Ad faciendas justific. tuas in æternum
-142 Justitia tua, justitia in æternum
-144 Æquitas testimonia tua in æternum
-152 Quia in æternum fundasti ea
-160 In æternum omnia judicia justitiæ tuæ
124- 1 Non commovebitur in æternum
134-13 Domine, nomen tuum in æternum
135- 1 In æternum misericordia ejus
Idem in singulis versibus hujus Psalmi.
138-24 Et deduc me in via æterna
148- 6 Statuit ea in æternum et in sæcul..
Prov. 8-23 Ab æterno ordinata sum
10-30 Justus in æternum non commovebitur
29-14 Thronus ejus in æternum firmabitur

Eccle. 1- 4 Terra autem in æternum stat.
Sap. 7-26 Candor est enim lucis æternæ
8 13 Memoriam æternam his... relinquam
10-14 Et dedit illi claritatem æternam
Eccli. 1- 5 Ingressus illius mandata æterna
7-40 Et in æternum non peccabis
11-17 Illius successus habebit in æternum
12-10 Non credas inimico tuo in æternum
15- 3 Nomine æterno hæreditabit illum
16-27 Ornavit in æternum opera illorum
-28 Sibi non angustiabit usque in æternum
17-10 Testamentum æternum constituit
18- 1 Qui vivit in æternum, creavit omnia
Et manet invictus rex in æternum
-22 Merces Dei manet in æternum
24-31 Qui elucidant me, vitam æternam habebunt
26-24 Fundamenta æterna supra petram
30-17 Requies æterna quam languor perseverans
31-10 Erit illi gloria æterna
37-29 Nomen illius erit vivens in æternum
44-13 Filii eorum... usque in æternum manent
45- 8 Statuit ei testamentum æternum
-19 Factum est illi in testamentum æternum
-30 Ut sit... sacerdotii dignitas in æternum
-31 In gentem eorum æternam fecit
46-15 Nomen e. permaneat in æternum
47- 8 Contrivit cornu ips. usque in æternum
-13 Et exaltavit in æternum cornu ejus
Isaï. 14-20 Non vocabitur in æternum semen pess.
26- 4 Speratis in Domino in sæculis æternis
30- 8 In testimonium usque in æternum
32-14 Super speluncas usque in æternum
34-17 Usque in æternum possidebunt eam
40- 8 Verbum a. Dom. manet in æternum
45-17 Israël salvatus est... salute æterna
55-13 Dominus nominatus in signum æternum
Jerem. 17- 4 Usque in æternum ardebit
20-17 Vulva ejus conceptus æternus
23-40 Dabo vos... in ignominiam æternam
33-11 Quoniam in æternum misericordia ejus
49-33 Erit Asor.. deserta usque in æternum
51-26 Sed perditus in æternum eris
Thren. 5-19 Tu a. Domine, in æternum permanebis
Baruc. 3-32 Præparavit terram in æterno tempore
4- 1 Et lex, quæ est in æternum
- 7 Exacerbastis enim... Deum æternum
-10 Quam superduxit illis æternus
-14 Quam susperduxit illis æternus
-22 Speravi in æternum salutem vestram
Quæ veniet vobis ab æterno salutari
-24 Superveniet vobis cum... splendore æterno
-35 Ignis enim superveniet ei ab æterno
5- 2 Imponet mitram capiti honoris æterni
*Ezech.*43- 7 In medio filiorum Israël in æternum
Dan. 2-44 Regn. quod in æternum non dissipabitur
Et ipsum stabit in æternum
3- 9 Rex, in æternum vive
5-10 Ait: Rex, in æternum vive
6- 6 Dari rex, in æternum vive
-21 Daniel... ait: Rex, in æternum vive
-26 Ipse est enim Deus vivens et æternus
Et potestas ejus usque in æternum
7-14 Potestas ejus potestas æterna
12- 2 Evigilabunt: alii in vitam æternam
- 7 Et jurasset per viventem in æternum
13-42 Deus æterne, qui abscond. es cognitor
Joel. 2-27 Non confundetur pop. meus in æternum
3-20 Et Judæa in æternum habitabitur
Abdiæ -10 Operiet te confusio, et peribis in æternum
Jonæ. 2- 7 Terræ vectes concluserunt me in æternum
Mich. 4- 5 In nomine Dom... in æternum et ultra
- 7 Ex hoc nunc et usque in æternum
Soph. 2- 9 Et desertum usque in æternum
Malac. 1- 4 Cui iratus est Dominus usque in æternum
1 Mac. 2-51 Accipietis... nomen æternum
-54 Accepit testamentum sacerdotii æterni
6-44 Acquireret sibi nomen æternum
8-23 In mari et in terra in æternum
13-29 Circumposuit... ad memoriam æternam
14-41 Summum sacerdotem in æternum
2 Mac. 1-25 Solus justus, et omnipotens, et æternus
7- 9 In æternæ vitæ resurrectione suscitabit
-36 Sub testamento æternæ vitæ effecti sunt
14-15 Constituit, ut in æternum custodiret
-36 Conserva in æternum impollutam domum
*Matth.*18- 8 Quam... mitti in ignem æternum
19-16 Ut habeam vitam æternam
-29 Et vitam æternam possidebit
25-41 Discedite a me maledicti in ignem æternum
-46 Ibunt hi in supplicium æternum
Justi autem in vitam æternam
Marc. 3-29 Non habebit remissionem in æternum
Sed reus erit æterni delicti
9-44 Claudum introire in vitam æternam
10-17 Quid faciam ut vitam æternam percipiam?
Marc. 10-30 Et in sæculo futuro vitam æternam
11-14 Jam non amplius in æternum ex te
Luc. 1-32 Regnabit in domo Jacob in æternum
10-25 Quid faciendo vitam æternam possidebo?
16- 9 Recipiant vos in æterna tabernacula
18-18 Quid faciens vitam æternam possidebo?
-30 In sæculo venturo vitam æternam
Joan. 3-15 Non pereat, sed habeat vitam æternam
-36 Qui credit in Filium habet vitam æternam
4-13 Qui a. biberit ex aqua, non sitiet in æternum
-14 Fons aquæ salientis in vitam æternam
-36 Et congregat fructum in vitam æternam
5-24 Qui verbum audit... habet vitam æternam
-39 Putatis in ipsis vitam æternam habere
6-27 Sed qui permanet in vitam æternam
-47 Qui videt Filium... habeat vitam æternam
-52 Si quis mand... vivet in æternum
-55 Qui mand...et bibit... habet vitam æternam
-59 Qui mand. hunc panem, vivet in æternum
-69 Verba vitæ æternæ habes.
8-35 Servus a. non manet in domo in æternum;
Filius autem manet in æternum.
-51 Mortem non videbit in æternum
-52 Non gustabit mortem in æternum
10-28 Et ego vitam æternam do eis: et
Non peribunt in æternum
11-26 Non morietur in æternum. Credis hoc?
12-25 In vitam æternam custodit eam
-34 Quia Christus manet in æternum
-50 Mandatum ejus vita æterna est.
13- 8 Non lavabis mihi pedes in æternum
14-16 Ut maneat vobiscum in æternum
17- 2 Ut omne, quod... det eis vitam æternam
- 3 Hæc est autem vita æterna, ut cognosc.
Act. 13-46 Indignos vos judicatis vitæ æternæ
-48 Erant præordinati ad vitam æternam
Rom. 2- 7 Iis quidem, qui... (*reddet*) vitam æternam
5-21 Gratia regnet... in vitam æternam
6-22 Habetis... finem vero vitam æternam
-23 Gratia autem Dei, vita æterna
16-25 Mysterii temporibus æternis taciti
-26 Secundum præceptum æterni Dei
1 Cor. 8-13 Non manducabo carnem in æternum
2 Cor. 4-17 Æternum gloriæ pondus operatur in nobis
-18 Quæ autem non videntur, æterna sunt
5- 1 Domum non manufactam, æternam in cœlis
Galat. 6- 8 De spiritu metet vitam æternam
2 Thes. 1- 9 Pœnas dabunt in interitu æternas
2-15 Dedit consolationem æternam et spem
1 Tim. 1-16 Qui credituri sunt illi, in vitam æternam
6-12 Apprehende vitam æternam, in qua voc.
Tit. 1- 2 In spem vitæ æternæ, quam promisit
3- 7 Hæredes simus secundum spem vitæ æternæ
Philem. -15 Discessit... ut æternum illum reciperes
Hebr. 5- 6 Tu es sacerdos in æternum
- 9 Factus est... causa salutis æternæ
6- 2 Baptismatum doctrinæ... et judicii æterni
-20 Melchisedech pontifex in æternum
7-17 Quoniam tu es sacerdos in æternum
-21 Juravit...: Tu es sacerdos in æternum
-24 Hic a. eo quod maneat in æternum
-28 Sermo... filium in æternum perfectum
9-12 Æterna redemptione inventa
-15 Qui vocati sunt æternæ hæreditatis
13-20 In sanguine testamenti æterni
1 Petr. 1-23 Dei vivi et permanentis in æternum
-25 Verbum a. Domini manet in æternum
3-22 Ut vitæ æternæ hæredes efficeremur
5-10 Qui vocavit nos in æternam suam gloriam
2 Petr. 1-11 Introitus in æternum regnum Domini
1 Joan. 1- 2 Annuntiamus vobis vitam æternam
2-17 Qui a. facit volunt. Dei, manet in æternum
-25 Pollicitus est nobis vitam æternam
3-15 Homicida non habet vitam æternam
5-11 Vitam æternam dedit nobis Deus
-13 Ut sciatis quoniam vitam habetis æternam
-20 Hic est verus Deus, et vita æterna
2 Joan. - 2 Et nobiscum erit in æternum
Judæ. - 6 Vinculis æternis sub caligine reservavit.
- 7 Ignis æterni pœnam sustinentes
-13 Procella ten. servata est in æternum
-21 Expectantes mis... in vitam æternam
Apoc. 14- 6 Vidi... habentem Evangelium æternum

ÆTHERA.

Job. 35- 5 Contemplare æthera quod altior te sit
Prov. 8-28 Quando æthera firmabat sursum

ÆTHIOPIA, *Africæ provincia.*

Gen. 2-13 Qui circumit omnem terram Æthiopiæ
*4 Reg.*19- 9 Cumq. audisset de Tharaca rege Æthiopiæ
Judith. 1- 9 Perveniatur ad terminos Æthiopiæ
Esth. 1- 1 Qui regnavit ab India usque Æthiopiam
8- 9 Ab India usque ad Æthiopiam præsidebant
13- 1 Artaxerxes ab India usque Æthiopiam
Esth. 16- 1 Rex magnus A. ab India usque Æthiopiam
Job. 28-19 Non adæquabitur ei topazius de Æthiopia
Psal. 67-32 Æthiopia præveniet manus ejus Deo
Isai. 11-11 Quod relinquetur ab... Æthiopia, et ab Ælam
18- 1 Væ terræ.., quæ est trans flumina Æthiopiæ
20- 3 Portentum erit... et super Æthiopiam
- 4 Minabit... transmigrationem Æthiopiæ
- 5 Confundentur ab Æthiopia spe sua
37- 9 Audivit de Tharaca rege Æthiopiæ
43- 3 Dedi... Æthiopiam et Saba pro te
45-14 Labor Ægypti et negotiatio Æthiopiæ
Jerem. 46- 9 Æthiopia et Lybies tenentes scutum
*Ezech.*29-10 A turre Syenes usque ad terminos Æthiopiæ
30- 4 Et erit pavor in Æthiopia
- 5 Æthiopia, et Lybia, et Lydi... cadent
- 9 Ad conterendam Æthiopiæ confidentiam
Dan. 11-43 Per Lybiam q. et Æthiopiam transibit
Nahum. 3- 9 Æthiopia fortitudo ejus, et Ægyptus
Habac. 3- 7 Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiæ
Soph. 3-10 Ultra flumina Æthiopiæ, inde suppl.

ÆTHIOPISSA.

Num. 12- 1 Propter uxorem ejus (*Mosis*) Æthiopissam

ÆTHIOPS.

2 Par. 12- 3 Libyes scil. et Troglodítæ et Æthiopes
14- 9 Egress... contra eos Zara Æthiops
-12 Exterruit itaq. Dominus Æthiopes coram Asa et Juda: fugeruntque Æthiopes
-13 Ruerunt Æthiopes usque ad internecionem
16- 8 Nonne Æthiopes et Libyes multo plures
21-16 Arabum, qui confines sunt Æthiopibus
Psal. 71- 9 Coram illo procident Æthiopes
73-14 Dedisti eum escam populis Æthiopum
86- 4 Populus Æthiopum, hi fuerunt illic
Jerem. 13-23 Si mutare potest Æthiops pellem suam
38- 7 Abdemelech Æthiops vir eunuchus
-10 Præcepit i. rex Abdemelech Æthiopi
-12 Dixitq. Abdemelech Æthiops ad Jeremiam
39-16 Vade, et dic Abdemelech Æthiopi
*Ezech.*38- 5 Persæ, Æthiopes, et Lybies cum eis
Amos. 9- 7 Ut filii Æthiopum vos estis mihi
Soph. 2-12 Vos Æthiopes interfecti gladio meo eritis
Act. 8-27 Et ecce vir Æthiops eunuchus, potens Candacis reginæ Æthiopum, qui erat super omnes gazas

ÆVUM.

Eccli. 1- 1 Omnis sapientia... est ante ævum
- 4 Et intellectus prudentiæ ab ævo
14-25 Requiescent in casula i. bona per ævum
18- 8 Sicut calc. ar., sic exigui anni in die ævi
24-46 Non desinam... usque in ævum sanctum
38-39 Sed creaturam ævi confirmabunt
41-16 Bonum a. nomen permanebit in ævum
42-19 Et inspexit in signum ævi
43- 6 Ostensio temporis, et signum ævi.
Baruc. 3- 3 Tu sedes... et nos peribimus in ævum

AFFABILIS.

Eccli. 4- 7 Congreg. pauper. affabilem te facito

AFFATUS.

Dan. 6-20 Daniëlem... inclam. et affatus est eum

AFFECTIO.

Rom. 1-31 Insipientes, incompositos, sine affectione
Philip. 2-20 Qui sincera affectione pro vobis sollicitus sit
2 Tim. 3- 3 Sine affectione, sine pace, criminatores

AFFECTUS.

Psal. 72- 7 Transierunt in affectum cordis
Sap. 14-21 Affectui, aut regibus deservientes
*Ezech.*25- 6 Gavisa es ex toto affectu super t. Israël
*2 Mac.*14-37 Pro affectu pater Judæorum appellabatur

AFFERO.

Gen. 1-29 Dedi vobis omnem herbam afferentem semen
18- 4 Sed afferam pauxillum aquæ
27- 4 Affer ut comedam: Et benedicat tibi
- 7 Affer mihi de venatione tua
- 9 Affer mihi duos hœdos optimos
-13 Fili mi... et pergens affer quæ dixi
-14 Abiit et attulit, deditque matri
-25 Affer mihi, inquit, cibos de venatione tua
-33 Quis est... captam venationem attulit mihi
31-46 Dixitq. fratribus suis: Afferte lapides.
33-11 Suscipe benedictionem quam attuli tibi
43-22 Sed et aliud attulimus argentum
-24 Attulit aquam et laverunt pedes suos
Exod. 2- 5 *et 6* Allatam aperiens, cernensq. in ea
27-20 Ut afferant tibi oleum de arboribus

Exod. 32– 2 Tollite inaures aureas... et afferte ad me
Num. 13–21 Afferte nobis de fructibus terræ
Deut. 1–25 Attulerunt ad nos atque dixerunt :
Judic. 15– 1 Et attulit ei hœdum de capris
16– 8 Attuleruntq. ad eam satrapæ Philist...
1 *Reg.* 2–19 Quam (*tunicam*) afferebat statutis diebus
4– 3 Afferamus ad nos de Silo arcum fœderis
10–27 Et non attulerunt ei munera
13– 9 Afferte mihi holocaustum et pacifica
15–12 De initiis præd. quæ attulerat ex Amalec
17–22 Derelinquens e. David vasa quæ attulerat
–54 Caput Philist... attulit illud in Jerusalem
18–27 Percussit... et attulit eorum præputia
19–15 Afferte eum ad me in lecto, ut occidatur
20–21 Vade et affer mihi sagittas
–36 Affer mihi sagittas, quas ego jacio
–38 Sagittas... attulit ad Dominum suum
25–27 Quam attulit ancilla tua tibi domino meo
–35 Suscepit e. David... omnia quæ attulerat ei
2 *Reg.* 1–10 Et attuli ad te Dominum meum huc
4– 8 Et attulerunt caput Isboseth ad David
23–16 Hauserunt aquam... et attulerunt ad David
3 *Reg.* 3–24 Dixit ergo rex : Afferte mihi gladium.
Cumque attulissent gladium coram rege
10–10 Non sunt allata ultra aromata
–11 Attulit ex Ophir ligna thyina multa
–12 Non sunt allata hujuscemodi ligna thyina
–14 Pondus auri, quod afferebatur Salomoni
–15 Excepto eo quod afferebant viri
17–11 Cumq. illa pergeret ut afferret, clamavit :
Affer mihi, obsecro, et buccellam panis
–13 Subcinericium panem parvulum et affer ad me
4 *Reg.* 2–20 At ille ait : Afferte mihi vas novum
Quod cum attulissent,
4– 6 Dixit ad fil... Affer mihi adhuc vas.
–41 At ille : Afferte, inquit, farinam
10– 6 Dicens : Attulerunt capita filiorum regis
13–15 Ait illi Eliseus : Affer arcum et sagittas
Cumq. attulisset ad eum arcum et sagittas
20– 7 Dixitq. Isaïas : Afferte massam ficorum
Quam cum attulissent, et posuissent
1 *Par.* 10–12 Tulerunt cadavera Saül et filiorum
11–18 Et attulerunt ad David ut biberet
–19 In periculo... attulerunt mihi aquam
12–40 Afferebant panes in asinis et camelis
13– 6 Ut afferret inde arcam Domini Dei
15– 3 Ut afferretur arca Dei in locum suum
–12 Et afferte arcam Domini Dei Israel
16– 1 Attulerunt igitur arcam Dei
–28 Afferte Domino familiæ populorum
Afferte Domino gloriam et imperium
18– 7 Attulit eas (*pharetras*) in Jerusalem
21– 2 Afferte mihi numerum ut sciam
2 *Par.* 8–18 Et attulerunt ad regem Salomonem
9–10 Attulerunt aurum de Ophir et ligna thyina
–12 Multo plura quam attulerat ad eum
–13 Quod afferebatur Salomoni per sing. ann.
–14 Quam... negotiatores afferre consueverant
25–14 Allatos deos filiorum Seïr, statuit illos
1 *Esdr.* 6– 5 Et attulerat ea in Babylonem
2 *Esdr.* 8– 1 Dixerunt Esdræ scribæ ut afferret librum
– 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem
–15 Afferte frondes olivæ et frondes ligni
–16 Et egressus est populus, et attulerunt.
10–35 Et ut afferremus primogenita terræ
–37 Primitias... afferremus sacerdotibus
Tobiæ. 12– 4 De omnibus quæ allata sunt, sibi ass...
– 5 Partem o. quæ attulerant, accept. habere
Judith. 15– 8 Omnia quæ erant illorum attulerunt
Esth. 6– 1 Jussitque sibi afferri historias
11– 1 Attulerunt, Dosithæus... epist. phurim
Job. 6– 6 Quod gustatum affert mortem
–22 Numquid dixi : Afferte mihi...
Psal. 28– 1 Afferte Domino, filii Dei :
Afferte Domino filios arietum.
– 2 Afferte Domino gloriam et honorem
Afferte Domino gloriam nomini ejus
44–15 Proximæ ejus afferentur tibi
–16 Afferentur in lætitia et exultatione
75–12 Omnes qui in circuitu ejus affertis munera
77–29 Et desiderium eorum attulit eis
95– 7 Afferte Domino patriæ gentium,
Afferte Domino gloriam et honorem
– 8 Afferte Domino gloriam nomini ejus
Prov. 30–15 Sanguisugæ duæ sunt filiæ, dicentes : Affer, affer.
Cant. 8–11 Vir affert pro fructu ejus mille argenteos
Sap. 10–14 Donec afferret illi sceptrum regni
14–17 E longinquo figura eorum allata
Prolog. Eccli. Multa vigilia attuli doctrinam
Isaï. 41–21 Afferte, si quid forte habetis, dixit Jacob
43– 6 Affer filios meos de longinquo
49–22 Afferent filios tuos in ulnis, et filias
60–11 Ut afferatur ad te fortitudo gentium
Isaï. 60–17 Pro ære afferam aurum
Et pro ferro afferam argentum
Jerem. 6–20 Ut quid mihi thus de Saba affertis
10– 9 Argentum involutum de Tharsis affertur
23–12 Afferam enim super eos mala annum
27–22 Afferri faciam ea, et restitui in loco
42–17 A facie mali, quod ego afferam super eos
Thren. 5– 9 Afferebamus panem nobis, a facie gladii
Baruc. 3–30 Attulit illam super aurum electum
Ezech. 36– 8 Fructum vestrum afferatis populo meo
47–12 Per singulos menses afferet primitiva
Dan. 5– 2 Ut afferrentur vasa aurea et argentea
– 3 Tunc allata sunt vasa aurea et argentea
–23 Vasa domus ejus allata sunt coram te
6–17 Allatusque est lapis unus
–18 Cibique non sunt allati coram eo
13–17 Dixit ergo puellis : Afferte mihi oleum
–18 Egressæ... ut afferrent quæ jusserat
14–13 Attulerunt cinerem, et cribravit...
Osee. 4–18 Dilexerunt afferre ignominiam
Joel. 2–22 Quia lignum attulit fructum suum
Amos. 4– 1 ... Dicitis... : Afferte, et bibemus
– 4 Et afferte mane victimas vestras
5– 9 Depopulationem super potentem affert
Habac. 3–17 Et arva non afferent cibum
Zach. 11–12 Dixi ad eos : ... Afferte mercedem meam
1 *Mac.* 3–49 Et attulerunt ornamenta sacerdotalia
7–47 Attulerunt et suspenderunt contra Jerusalem
15–18 Attulerunt a. et clypeum aureum
2 *Mac.* 1–21 Et jussit eos haurire, et afferre sibi
6–21 Secreto rogabant afferri carnes
Matth. 13–23 Qui audit verbum... et fructum affert
14–11 Et allatum est caput ejus in disco,
Datum est puellæ, et attulit matri suæ.
–18 Qui ait eis : Afferte mihi illos huc
17–16 Afferte huc illum ad me
Marc. 1–32 Afferebant ad eum omnes male habentes
4– 8 Afferebat unum triginta, unum sexaginta
6–27 Præcepit afferri caput ejus in disco
–28 Et attulit caput ejus in disco.
9–16 Magister, attuli filium meum ad te
–18 Afferte illum ad me.
–19 Et attulerunt eum, et cum vidisset
12–15 Afferte mihi denarium, ut videam
–16 At illi attulerunt ei, et ait illis :
Luc. 7–37 Ecce mulier... attulit alabastrum unguenti
8–15 Et fructum afferunt in patientia
12–16 Divitis uberes fructus ager attulit
18–15 Afferebant autem ad illum et infantes
Joan. 4–33 Numquid aliquis attulit ei manducare ?
12–24 Si a. mort. fuerit, multum fructum affert
15– 2 Purgabit eum ut fructum plus afferat
– 8 Ut fructum plurimum afferatis
–16 Posui vos, ut eatis et fructum afferatis
18–29 Quam accusationem affertis adversus hom.
20–27 Dicit Thomæ... et affer manum tuam
21–10 Dicit eis Jesus : Afferte de piscibus
Act. 4–34 Afferebant pretia eorum quæ vendebant
–37 Attulit pretium, et posuit ante pedes Ap.
5– 2 Et afferens partem quamdam, ad pedes
–16 Afferentes ægros et vexatos a spiritibus
14–12 Tauros et coronas ante januas afferens
2 *Tim.* 4–13 Veniens affer tecum, et libros
2 *Petr.* 1–18 Vocem nos audivimus de cœlo allatam
–21 Non e. vol. hum. allata aliquando prophetia
2 *Joan.* –10 Si quis... hanc doctrinam non affert
Apoc. 21–24 Reges terræ afferent gloriam suam
–26 Et afferent gloriam et honorem gentium
22– 2 Afferens fructus duodecim

AFFICIO.

Num. 11–15 Ne tantis afficiar malis
Ezech. 22– 7 Patrem et matrem contumeliis affecerunt in te
Nahum. 3– 6 Contumeliis te afficiam, et ponam te
Matth. 10–21 Et morte eos afficient
22– 6 Contumeliis affectos occiderunt
Marc. 12– 4 Vulneraverunt, contumeliis affecerunt
13–12 Et morte afficient eos
Luc. 20–11 Et afficientes contumelia, dimiserunt
21–16 Et morte afficient ex vobis
Act. 14– 5 Ut contumeliis afficerent et lapidarent
Rom. 1–24 Ut contumeliis afficiant corpora
1 *Thess.* 2– 2 Sed ante passi et contumeliis affecti

AFFIGO.

Num. 16–38 Et affigat altari eo quod oblatum
–39 Produxit ea in laminas, affigens altari
2 *Reg.* 21–13 Collig. ossa eorum qui affixi fuerant
3 *Reg.* 6–21 Et affixit laminas clavis aureis
4 *Reg.* 18–16 Laminas auri, quas ipse affixerat
1 *Par.* 10–10 Caput affixerunt in templo Dagon
2 *Par.* 3– 5 Laminas auri obrizi affixit per totum
Esth. 6– 4 Juberet Mardochæum affigi patibulo
Esth. 8– 7 Et ipsum jussi affigi cruci
9–25 Ipsum et filios ejus affixerunt cruci
Malac. 3– 8 Si affiget homo Deum, quia vos config...
Act. 2–23 Per manus iniq. affigentes interemistis
Colos. 2–14 Tulit de medio, affigens illud cruci

AFFINIS.

Levit. 25–49 Et consanguineus et affinis

AFFINITAS.

Levit. 18–14 Quæ tibi affinitate conjungitur
3 *Reg.* 3– 1 Et affinitate conjunctus est Pharaoni
1 *Par.* 4–38 In domo affinitatum s. multiplicati sunt
2 *Par.* 18– 1 Josaphat... affinitate conjunctus est Achab

AFFIRMO.

2 *Par.* 32–11 Affirmans quod Dom... liberet vos
2 *Mac.* 7–24 Cum juramento affirmabat se divitem
Luc. 22–59 Alius quidam affirmabat, dicens :
Act. 9–22 Affirmans quoniam hic est Christus
12–15 Illa autem affirmabat sic se habere
25–19 Quem affirmabat Paulus vivere
1 *Tim.* 1– 7 Non intelligentes... de quibus affirmant

AFFLICTIO.

Gen. 16–11 Audierit Dominus afflictionem tuam
31–42 Afflictionem meam... respexit Deus
Exod. 2–11 Viditque afflictionem eorum
3– 7 Vidi afflictionem populi mei in Ægypto
– 9 Vidique afflictionem eorum
–17 Educam vos de afflictione Ægypti
4–31 Et quod respexit afflictionem illorum
Deut. 16– 3 Septem diebus concedes.. afflictionis panem
28–60 Convertet in te omnes afflictiones Ægypti
31–17 Invenient eum omnia mala et afflictiones
–21 Postq. inven. eum mala m. et afflictiones
1 *Reg.* 1–11 Si respiciens videris afflictionem famulæ
2 *Reg.* 16–12 Si forte respiciat Dominus afflictionem m.
22–19 Prævenit me in die afflictionis meæ
24–16 Misertus est Dominus super afflictione
3 *Reg.* 8–35 Conversi f. propter afflictionem suam
4 *Reg.* 14–26 Vidit e. Dom. afflictionem Israël
1 *Esdr.* 9– 5 In sacrif. vesp. surrexi de afflictione mea
2 *Esdr.* 1– 3 In afflictione magna sunt et in opprobrio
2–10 Et contristati sunt afflictione magna
–17 Vos nostis afflictionem in qua sumus
9– 9 Vidisti afflictionem patrum n. in Ægypto
Judith. 8–20 Exquiret sanguinem n. de afflictionibus
Job. 10–15 Saturatus afflictione et miseria
30–16 Et possident me dies afflictionis
–27 Prævenerunt me dies afflictionis
Psal. 17–19 Prævenerunt me in die afflictionis meæ
43–20 Humiliasti nos in loco afflictionis
Prov. 10–22 Nec sociabitur eis afflictio
27–10 Ne ingrediaris in die afflictionis tuæ
Eccle. 1–14 Universa vanitas et afflictio spiritus
2–11 Vidi in omnibus v. et afflictionem animi
–17 Cuncta vanitatem et afflictionem spiritus
–22 Afflictione spiritus qua.. cruciatus est
–26 Peccatori a. dedit afflictionem et curam
3–10 Vidi afflictionem, quam dedit Deus
4– 6 Cum labore et afflictione animi
– 8 In hoc quoque est et afflictio pessima
–16 Sed et hoc vanitas et afflictio spiritus
5–13 Pereunt enim in afflictione pessima
8– 6 In omni negotio... multa hominis afflictio
12– 1 Antequam veniat tempus afflictionis
–12 Frequensq. meditatio, carnis afflictio est
Sap. 3– 2 Æstimata est afflictio exitus illorum
Jerem. 2–27 In tempore afflictionis suæ dicent : Surge
–28 Liberent te in tempore afflictionis tuæ
11–12 Non salvabunt eos in tempore afflictionis
–14 Non exaudiam.. in tempore afflictionis
15–11 Si non occurri tibi in tempore afflictionis
17–17 Spes mea tu in die afflictionis
–18 Induc super eos diem afflictionis
19– 3 Inducam afflictionem super locum istum
24– 9 Dabo eos in vexationem afflictionemque
25–32 Ecce afflictio egredietur de gente
28– 8 Prophetaverunt... de afflictione, et de fame
29–11 Cogitationes pacis et non afflictionis
35–17 Adducam... universam afflictionem
51– 2 Venerunt... undique in die afflictionis ejus
–64 Non consurget a facie afflictionis
Thren. 1– 3 Migravit Judas propter afflictionem
– 7 Record. Jeru. dierum afflictionis suæ
– 9 Vide, Domine, afflictionem meam
Ezech. 7– 5 Afflictio una, afflictio ecce venit
35– 5 In tempore afflictionis eorum
Jonæ. 4– 1 Et afflictus est Jonas afflictione magna
Act. 7–34 Vidi afflictionem populi mei

AFFLIGO.

Gen. 15–13 Et affligent quadringentis annis
16– 6 Affligente igitur eam Saraï, fugam iniit

Gen. 19- 9 Te e. ipsum magis quam hos affligemus
31-50 Si afflixeris filias meas
Exod. 1-11 Ut affligerent eos oneribus:
-13 Et affligebant illudentes eis
5-22 Domine, cur afflixisti populum istum
-23 Afflixit populum tuum
7-18 Affligentur Ægyptii bibentes aquam
22-21 Advenam non contrist. neque affliges
23-22 Et affligam affligentes te
Levit. 16-29 Affligetis animas vestras
-31 Affligetis animas vestras religione
23-27 Affligetisque animas vestras in eo
-29 Omnis anima quæ afflicta non fuerit
-32 Affligetis animas vestras die nono
25-17 Nolite affligere contribules vestros
-43 Ne affligas eum per potentiam
-53 Non affliget eum violenter
26-39 Propter peccata... sua affligentur
Num. 11-11 Cur afflixisti servum tuum
16-15 Nec afflixerim quempiam eorum
20-15 Afflixerintque nos Ægyptii
29- 7 Et affligetis animas vestras
30-14 Affligat animam suam
Deut. 8- 2 Ut affligeret te, atque tentaret
- 3 Afflixit te penuria, et dedit tibi
-16 Postquam afflixit ac probavit
26- 6 Afflixeruntque nos Ægyptii
29-22 Quibus eum afflixerit Dominus
Josue. 24-20 Affliget vos atque subvertet
Judic. 2-15 Et vehementer afflicti sunt
-18 Et audiebat afflictorum gemitus
6- 9 Inimicorum, qui affligebant vos
10- 8 Afflictique sunt et vehementer oppressi
- 9 Afflictusque est Israël nimis
16- 5 Quomodo... valeamus et vinctum affligere
Ruth. 1-21 Me Noëmi quam... afflixit Omnipotens
1 Reg. 1- 6 Affligebat quoque eam æmula ejus
- 8 Quam ob causam affligitur cor tuum ?
10-18 Erui vos de... qui affligebant vos
13- 6 Afflictus enim erat populus
2 Reg. 7-10 Nec addent... ut affligant eum sicut prius
12-18 Si dixerimus : Mortuus est puer, se affliget
13-20 Neque affligas cor tuum pro hac re
20- 6 Nunc magis afflicturus est nos Seba
3 Reg. 8-37 Si... et afflixerit eum inimicus ejus
11-39 Et affligam semen David super hoc
17-20 Afflixisti ut interficeres filium ejus?
4 Reg. 13-22 Hazaël rex Syriæ afflixit Israël
17-20 Dominus.. afflixit eos, et tradidit
2Par. 6-26 Conversi a pecc.. cum eos afflixeris
28-20 Qui et afflixit eum et.. vastavit
1 Esdr. 8-21 Ut affligeremur coram Domino Deo
2 Esdr. 9-27 In manu hostium s. et afflixerunt eos
Job. 2- 3 Tu a. commov... ut affligerem eum frustra
6-10 Ut affligens me dolore, non parcat
19- 2 Usquequo affligitis animam meam
- 6 Non æquo judicio afflixerit me
20-26 Affligetur relictus in tabernaculo suo
30-11 Pharetram... aperuit et afflixit me
-25 Flebam quondam super eo qui afflictus erat
31-39 Animam agricolarum ejus afflixi
Psal. 16- 9 A facie impiorum qui me afflixerunt
37- 9 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis
41-10 Incedo, dum affligit me inimicus
42- 2 Tristis incedo, dum affligit me inimicus
43- 3 Afflixisti populos et expulisti eos
- 8 Salvasti e. nos de affligentibus nos
Prov. 10- 3 Non affliget Dom. fame animam justi
11-15 Affligetur malo, qui fidem facit
13-12 Spes quæ differtur, affligit animam
19-26 Qui affligit patrem, et fugat matrem
22- 3 Innocens pertransit et afflictus est damno
Eccli. 10- 9 Qui transfert lapides, affligetur in eis
-15 Labor stultorum affliget eos
Sap. 18-11 Servus cum domino afflictus est
19-15 Sævissimis afflixerunt doloribus
Eccli. 4- 3 Cor inopis ne afflixeris
30-22 Non affligas temetipsum in consilio tuo
36- 9 Tolle adversarium et affligе inimicum
Isaï. 24- 1 Affliget faciem ejus et disp. habitatores
58- 5 Per diem affligere hominem animam
-10 Cum... animam afflictam repleveris
63-10 Et afflixerunt spiritum sancti ejus
64-12 Tacebis et affliges nos vehementer
Jerem. 14- 3 Confusi sunt et afflicti, et operuerunt..
25- 6 Et non affligam vos,
-29 Ego incipiam affligere, et vos quasi
31-28 Et dissiparem et disperderem et affligerem
Thren. 3-49 Oculus meus afflictus est, nec tacuit
Ezech. 22-29 Egenum et pauperem affligebant
Dan. 10-12 Ut te affligeres in conspectu Dei tui
Jonæ. 4- 1 Et afflictus est Jonas afflictione magn
Mich. 4- 6 Colligam, et quam afflixeram
Nahum. 1-12 Afflixi te, et non affligam te ultra.
Soph. 3-19 Interficiam omnes qui afflixerunt te
Zach. 8-14 Sicut cogitavi ut affligerem vos
10- 2 Affligentur, quia non est eis pastor
1 Mac. 9-68 Afflixerunt eum valde (*Bacchidem*)
2 Mac. 1-28 Afflige opprimentes nos
5-22 Præpositos ad affligendam gentem
8-32 Qui in multis Judæos afflixerat
Luc. 8-45 Turbæ te comprimunt, et affligunt
Act. 7-19 Afflixit patres nostros, ut exp. infantes
12- 1 Ut affligeret quosdam de Ecclesia
21-13 Quid facitis... affligentes cor meum ?
Hebr. 11-25 Magis eligens affligi cum populo Dei
-37 Egentes, angustiati, afflicti
Apoc. 16- 8 Datum est illi æstu affligere homines

AFFLUENTER.

Jacob. 1- 5 Qui dat omnibus affluenter... dabitur ei

AFFLUO.

Job. 22-26 Super omnipotentem deliciis afflues
Psal. 61-11 Divitiæ si affluant, nolite cor apponere
Prov. 3-13 Beatus homo qui... affluit prudentia
Eccle. 2- 1 Affluam deliciis et fruar bonis
-25 Quis ita devorabit et deliciis affluet ut ego
Cant. 8- 5 Ascendit de deserto, deliciis affluens
Isai. 60- 5 Tunc videbis, et afflues, et mirabitur
66-11 Ut... deliciis affluatis ab omnimoda gloria
Jerem. 30-10 Jacob et quiescet et cunctis affluet bonis
Zach. 1-17 Adhuc affluent civitates meæ bonis
2Petr. 2-13 Maculæ deliciis affluentes

AFRICA.

Isai. 66-19 In Africam et Lydiam tendentes sagittam
Nahum. 3- 9 Africa et Lybies fuerunt in auxilio tuo

AFRICUS.

Josue. 18-14 Qui respicit Beth-Horon contra Africum
Psal. 77-26 Et induxit in virtute sua Africum
Isai. 21- 1 Sicut turbines ab Africo veniunt
Ezech. 20-46 Et stilla ad Africum et propheta ad..
Act. 27-12 Portum Cretæ respicientem ad Africum

AGABUS.

Propheta quem numerant Græci inter septuaginta duos Jesu-Christi Discipulos. Magnam prædixit famem quæ reipsa furiit sub Claudio, annis scilicet duobus post prædictionem, anno vero labente quadragesimo primo post mortem Jesu-Christi. Idem Agabus cum esset Cæsareæ, apud Philippum diaconum, tollens zonam sancti Pauli, et alligans sibi pedes et manus dixit: Hæc dicit Spiritus sanctus : Virum cujus est zona hæc, sic alligabunt in Jerusalem Judæi et tradent in manus gentium.

Act. 11-28 Surgens unus ex eis, nomine Agabus
21-10 Supervenit.. propheta, nomine Agabus

AGAG.

Rex Amalecitarum cui capto parcerat Saül. Samuel vero propter hanc indulgentiam iratus et propter Saülis avaritiam, in frusta concidit regem Agag coram Domino in Galgalis. Anno mundi 2968, *ante J.-Ch.* 1086.

Num. 24- 7 Tolletur propter Agag, rex ejus
1 Reg. 15- 8 Apprehendit Agag regem Amalec vivum
- 9 Pepercit Saül et populus Agag
-20 Et adduxi Agag regem Amalec
-32 Adducite ad me Agag regem Amalec et oblatus est ei Agag pinguissimus et tremens.
Et dixit Agag : Siccine separat amara mors ?
Esth. 3- 1 Aman.. qui erat de stirpe Agag
-10 De progenie Agag, hosti Judæorum
9- 24 Aman e. filius Amadathi stirpis Agag

AGAGITES, *vide Aman.*

Esth. 8- 3 Ut malitiam Aman Agagitæ..
9- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ

AGAR.

Anno mundi 2124, *ante J.-Ch.* 1930. *Ægyptia, famula Saræ uxoris Abrahæ. Jam erat Abraham in anno ætatis suæ octogesimo sexto, Sara vero in septuagesimo sexto, nec habebant liberos; sterilis enim erat Sara, quæ præbuit viro suo ancillam suam Agar uxorem. Concepit Agar et peperit filium nomine Ismael. Quatuordecim vero post annis (anno mundi* 2139, *ante J.-Ch.* 1915.) *In anno Abrahæ centesimo peperit filium Sara nomine Isaac. Cumque vidisset Sara filium Agar ludentem indecenter cum Isaac, dixit marito :* Ejice ancillam hanc et filium ejus. *Agar abiit et filius cum ea per desertum Pharan, in quo habitavit ipsa et filio suo Ismael accepit et dedit uxorem de terra Ægypti.*

Gen. 16- 1 Habens ancillam Ægyptiam nomine Agar
- 3 Tulit Agar Ægyptiam ancillam suam
- 8 Agar ancilla Saraï, unde venis?
-15 Peperitque Agar Abræ filium
-16 Quando peperit ei Agar Ismaëlem
21- 9 Cumq. vidisset Sara filium Agar
-17 Vocavitq. Angelus Dei Agar de cœlo
Quid agis, Agar ? noli timere
25-12 Quem peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ
Baruc. 3-23 Filii quoque Agar, qui exquirunt
Galat. 4-24 In servitutem generans, quæ est Agar

AGARAI.

1 Par. 11-38 Mibahar filius Agaraï

AGARENI.

Populus de radice Agar.

Psal. 82- 7 Ismahelitæ : Moab et Agareni

AGAREUS.

Anno mundi 2966, *ante J.-Ch.* 1088. *Populus de stirpe Ismael, filii Agar.*

1 Par. 5-10 In dieb.. Saül præliati sunt adv. Agareos
-19 Dimicaverunt contra Agareos
-20 Traditiq. sunt in manus eorum Agarei
27-31 Super oves quoque Jaziz Agareus

AGE.

Pater Semma, qui stetit in agro lente pleno quem tuitus est, et percussit Philisthæos.

2 Reg. 23-11 Summa filius Age de Arari

AGER.

Gen. 2- 5 Et omne virgultum agri
4- 8 Cumq. essent in agro, consurrexit Caïn
23- 9 Quam habet in extrema parte agri sui
-11 Agrum trado tibi et speluncam
-13 Dabo pecuniam pro agro ; suscipe eam
-17 Confirmatusq. est ager quondam Ephronis
-19 Sepelivit... in spelunca agri duplici
-20 Et confirmatus est ager et antrum
24-63 Egressus fuerat ad meditandum in agro
-65 Quis est ille homo qui venit per agrum
25- 9 Spel. dupl. quæ sita est in agro Ephron
-29 Ad quem cum venisset Esaü de agro lassus
27- 5 Et ille abiisset in agrum ut jussionem p.
-27 Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni
29- 2 Et vidit puteum in agro, tres q. greges
30-14 Egr. a. Ruben temp. messis tritic. in agrum
-16 Redeuntiq. ad vesperam Jacob de agro
31- 4 Vocavit Rachel et Liam in agrum
33-19 Emitq partem agri in qua fixerat tab.
34- 7 Ecce filii ejus veniebant de agro
-28 Vastantes quæ in domibus et in agris erant
37- 7 Putabam nos ligare manipulos in agro
-15 Invenitq. eum vir errantem in agro
39- 5 Multiplicavit tam in ædibus quam in agris
47-23 Accipite semina, et serite agros
49-29 Quæ est in agro Ephron Hethæi
50-13 Quam emerat Abraham cum agro in poss..
Exod. 8-13 Mortuæ sunt ranæ de villis et de agris
9- 3 Ecce manus mea erit super agros tuos
-19 Congrega... omnia quæ habes in agro
Nec congregata de agris... morientur
-21 Dimisit servos suos et jumenta in agris
-22 Super omn. herbam agri in terra Ægypti
-25 Percussit... cuncta quæ fuerunt in agris
Cunctamq. herbam agri percussit grando
10- 5 Omnia ligna quæ germinant in agris
16-25 Non invenietur hodie in agro
22- 5 Si læserit quispiam agrum vel vineam
Quidquid optimum habuerit in agro
- 6 Sive stantes segetes in agris
23-11 Quidquid reliq. fuerit, edant bestiæ agri
-16 Quæcumque seminaveris in agro
Quando congreg. om. fruges tuas de agro
Levit. 14- 7 Dimittet pass. viv. ut in agrum avolet
-53 Cumq. dim. pass. avolare in agrum libere
17- 5 Hostias suas, quas occident in agro
19-19 Agrum tuum non seres diverso semine
25- 3 Sex annis seres agrum tuum
- 4 Septimus a. anno... agrum non seres
-11 Neque metetis sponte in agro nascentia
-31 Quæ muros non habet, agrorum jure vendetur
26-22 Immittamque in vos bestias agri
27-16 Quod si agrum possessionis suæ voverit
-17 Si st. ab an. incip. jubilei voverit agrum
-19 Quod si voluerit redimere agrum
-22 Si ager emptus est, et non de poss. maj.
-28 Sive ager, non vendetur, nec redimi poterit
Num. 16-14 Dedisti nobis possessiones agrorum
19-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi
20-17 Non ibimus per agros, nec per vineas
21-22 Non declinabimus in agros et vineas
22-23 Avertit se de itinere et ibat per agrum

Deut. 5-21 Non concupisces uxorem... non agrum
11-15 Fœnumq. ex agris ad pascenda jumenta
22-25 Sin a. in agro repererit vir puellam
-27 Sola erat in agro : Clamavit, et nullus
24-19 Quando messueris segetem in agro tuo
28- 3 Bened. tu in civitate et benedictus in agro
-16 Maled. eris in civit. maledictus in agro
32-13 Ut comederet fructus agrorum
Josue. 5-13 Cum a. esset Josue in agro urbis Jericho
15-18 Suasa est... ut peteret a patre suo agrum
21-12 Agros vero et villas ejus, dederat Caleb
24-32 Sepelierunt (*ossa Joseph*) in parte agri
Judic. 1-14 Monuit vir s. ut peteret a patre s. agrum
9-27 Egressi sunt in agros, vastantes vineas
-32 Surge itaque nocte... et latita in agro
-43 Divisit in tres turm., tendens insid. in agris
13- 9 Apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus sedenti in agro
19-16 Revertens de agro et de opere suo vesperi
Ruth. 2- 2 Si jubes, vadam in agrum et collig. spicas
- 3 Accidit a. ut ager ille habebat dom. Booz
- 7 De mane usque nunc stat in agro
- 8 Audi, filia, ne vadas in alterum agrum
-17 Collegit ergo in agro usque ad vesperam
-22 Ne in alieno agro quispiam resistat tibi
3- 2 Booz iste, cujus puellis in agro juncta es
4- 3 Partem agri fratris nostri El... vendet
- 4 At ille respondit : Ego agrum emam
- 5 Quando emeris agrum de manu mulieris
1 *Reg.* 4- 2 Cæsa sunt in illo certamine passim per agros
5- 6 Ebullierunt villæ et agri in medio r...
6-14 Et plaustrum venit in agrum Josue
-18 Quæ erat... in agro Josue Bethsamitis
8-12 Constituet sibi... aratores agrorum
-14 Agros quoque vestros et vineas... tollet
11- 5 Saül veniebat, sequens boves de agro
14-15 Factum est miraculum in castris per agros
-25 In quo erat mel super faciem agri
19- 3 Stabo... in agro ubicumque fueris
20- 5 Dimitte e... ut abscondar in agro
-11 Veni, et egrediamur foras in agrum. Cumque exissent ambo in agrum
-24 Absconditus est ergo David in agro
-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum
22- 7 Numquid... dabit filius Isai agros
30-11 Invenerunt virum Ægyptium in agro
2 *Reg.* 1-21 Neque sint agri primitiarum
2-16 Nomen illius loci : Ager robustorum
9- 7 Restituam tibi omnes agros Saül patris
11-23 Viri, et egressi sunt ad nos in agrum
14- 6 Qui rixati sunt adversum se in agro
-30 Scitis agrum Joab juxta agrum meum Succend. servi Absalom partem agri igni
20-12 Et amovit Amasam de via in agrum
23-11 Erat quippe ibi ager lente plenus
-12 Stetit ille in medio agri et tuitus est
3 *Reg.* 2-26 Vade in Anathoth ad agrum tuum
11-29 Erant autem duo tantum in agro
14-11 Qui autem mortui fuerint in agro
21-23 Canes comedent Jezabel in agro Jezrahel
-24 Si a. mortuus fuerit in agro, comedent
4 *Reg.* 3-19 Omn. agrum egreg. operietis lapidibus
-25 Omnem agrum optimum... repleverunt
4-39 In agrum ut colligeret herbas agrestes Et collegit ex ea colocynthidas agri
7-12 Egr. sunt de castris et latitant in agris
8- 3 Pro domo sua et pro agris suis
- 5 Clamans ad regem... et pro agris suis
- 6 Restitue ei... universos reditus agrorum
9-10 Jezabel q. comedent canes in agro Jez...
-21 Invenerunt eum in agro Naboth
-25 Projice eum in agro Naboth Jezrahelitæ
-26 Ait Dom. reddam tibi in agro isto Tolle, et projice eum in agrum
-36 In agro Jezrahel comedent canes
-37 Super faciem terræ in agro Jezrahel
18-17 Quæ est in via Agri fullonis
19-26 Facti sunt velut fœnum agri
1 *Par.* 6-56 Agros autem civitatis, et villas, Caleb
11-16 Erat ager regionis illius plenus hordeo
-14 Hi steterunt in medio agri
16-32 Exultent agri et omnia quæ in eis sunt
19- 9 Reges autem... separatim in agro steterunt
2 *Par.* 26-23 Sepelierunt eum in agro regalium
31-19 Sed et filiorum Aaron per agros
2*Esdr.* 5- 3 Agros nostros et vineas... opponamus
- 4 Demusque agros nostros et vineas
- 5 Agros nostros et vineas n. alii possident
-11 Reddite eis hodie agros suos et vineas
-16 Quin potius... agrum non emi
Judith. 11- 5 Sed et bestiæ agri obtemperant illi
Job. 24- 6 Agrum non suum demetunt.
39-15 Aut bestia agri conterat.
40-15 Omnes bestiæ agri ludent ibi
Psal. 49-11 Et pulchritudo agri mecum est
Psal. 102-15 Tanquam flos agri sic efflorebit
103-11 Potabunt omnes bestiæ agri
106-37 Et seminaverunt agros et plant. vin.
Prov. 23-10 Et agrum pupillorum ne introeas
24-27 Et diligenter exerce agrum tuum
-30 Per agrum hominis pigri transivi
27-26 Et hœdi, ad agri pretium.
31-16 Consideravit agrum, et emit eum
Cant. 7-11 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum
Sap. 17-16 Agri laborum operarius præoccupatus
Isai. 5- 8 Væ qui... agrum agro copulatis
7- 3 Piscinæ superioris in via Agri fullonis
36- 2 Et stetit... in via Agri fullonis
37-27 Facti sunt sicut fœnum agri
40- 6 Omnis gloria ejus quasi flos agri
43-20 Glorificabit me bestia agri, dracones
56- 9 Omnes bestiæ agri, venite ad devor...
Jerem. 4-17 Quasi custodes agrorum facti sunt
6-12 Transibunt domus e. ad alteros, agri et..
-25 Nolite exire ad agros et in via ne amb..
8-10 Dabo... agros eorum hæredibus
13-27 Super colles in agro vidi abominationes
14- 5 Cerva in agro peperit, et reliquit
-18 Si egressus fuero ad agros.
17- 3 Sacrificantes in agro, fortitudinem
18-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani?
26-18 Sion quasi ager arabitur :
27- 6 Insuper et bestias agri dedi ei ut serv. illi
32- 7 Eme tibi agrum meum.. Anathoth
- 8 Posside agrum meum, qui est in Anathoth
- 9 Et emi agrum ab Hanameel filio patrui
-15 Adhuc possidebuntur domus, et agri
-25 Eme agrum argento, et adhibe testes
-43 Et possidebuntur agri in terra ista
-44 Agri ementur pecunia et scrib. in libr.
35- 9 Et agrum et sementem non habuimus
41- 8 Quia habemus thesauros in agro
Ezech. 7-15 Qui in agro est, gladio morietur
16- 7 Multiplicatam quasi germen agri dedi te
20-46 Et propheta ad Saltum agri meridiani
26- 6 Filiæ... quæ sunt in agro, gladio interf.
- 8 Filias t. quæ sunt in agro, glad. interficiet
31-15 Et omnia ligna agri concussa sunt
32- 4 Super faciem agri abjiciam te
33-27 Qui in agro est, bestiis tradetur
34- 5 In devorationem om. bestiarum agri
- 8 Oves meæ in devor. om. best. agri.
-27 Et dabit lignum agri fructum suum
36-30 Multiplicabo... gemina agri
38-20 Commovebuntur... et bestiæ agri
39- 5 Super faciem agri cades
-17 Dic... avibus cunctisq. bestiis agri
Dan. 2-38 In quibus habitant... bestiæ agri
4-18 Subter eam habitantes bestiæ agri
Osee. 2-12 Et comedet eam bestia agri
-18 Percutiam fœdus... cum bestia agri
4- 3 In bestia agri, et in volucre cœli
10- 4 Judicium super sulcos agri
12-11 Altaria e. quasi acervi sup. sulcos agri
13- 8 Bestia agri scindet eos
Joel. 1-11 Ululaverunt... quia periit messis agri
-12 Et omnia ligna agri aruerunt
-20 Sed et bestiæ agri, quasi area sitiens
Mich. 1- 6 Quasi acervum lapidum in agro
2- 2 Et concupierunt agros et viol. rap.
3-12 Causa vestri, Sion quasi ager arabitur
Zach. 10- 1 Dabit eis, singulis herbam in agro
Malac. 3-11 Nec erit sterilis vinea in agro,
1 *Mac.* 16-10 Ad turres, quæ erant in agris Azoti
Matth. 6-28 Considerate lilia agri, quomodo cresc.
-30 Si autem fœnum agri, quod hodie est
13-24 Seminavit bonum semen in agro suo
-27 Nonne bon. sem. semin. in agro suo
-31 Accip. homo seminavit in agro suo
-36 Edissere nobis parab. zizaniorum agri
-38 Ager autem, est mundus :
-44 Simile.. thesauro abscondito in agro Præ gaudio... et emit agrum illum
19-29 Reliquerit...aut agros propter nomen meum
24-18 Et qui in agro, non revertatur tollere
-40 Tunc duo erunt in agro : unus assumetur
27- 7 Emerunt ex illis agrum figuli
- 8 Propter hoc vocatus est ager ille Haceldama, hoc est, ager sanguinis
-10 Et dederunt eos in agrum figuli
Marc. 5-14 Nuntiaverunt in civitatem, et in agros.
10-29 Qui reliquerit... aut agros propter me
-30 Qui non accipiat centies... et agros
13-16 Qui in agro erit, non revertatur retro
Luc. 12-16 Divitis uberes fructus ager attulit
-28 Si a. fœnum, quod hodie est in agro
15-25 Erat a. filius ejus senior in agro
17- 7 Qui regresso de agro dicat illi
-31 Qui in agro, similiter non redeat retro
-35 Duo in agro : unus assumetur
Act. 1-18 Possedit agrum de mercede iniquitatis
-19 Ita ut appellaretur ager ille lingua eorum, Haceldama, hoc est, ager sanguinis
4-34 Quotquot e. possessores agrorum, aut
-37 Cum haberet agrum, vendidit eum
5- 1 Ananias... vendidit agrum
- 2 Et fraudavit de pretio agri
- 3 Ananias, cur... fraudare de pretio agri?
- 8 Dic mihi... si tanti agrum vendidistis

AGGÆUS.

Decimus minorum Prophetarum. Incertus est locus suæ nativitatis et annus. Probabile est, patre matreque captivis, natum esse Aggæum in captivitate Babylonis sub Dario Hystaspis filio. Ascendit de ista captivitate cum Zorobabel, anno mundi 3516, *Romæ* 216, *ante J.-Ch.* 538. *Judæos reduces hortabatur ad reædificationem domus Dei, prædicens futuram magnitudinem hujus templi super templum Salomonis; nam in hoc templo Simeon pontifex venerabilis accepturus erat in ulnis Salvatorem mundi; quod reipsa evenit anno* 4055, *J.-Ch.* 1.

1*Esdr.* 5- 1 Prophetaverunt a. Aggæus propheta
6-14 Juxta prophetiam Aggæi prophetæ
Psal. 111- 1 Reversionis Aggæi et Zachariæ.
145- 1 Alleluia, Aggæi et Zachariæ.
Aggæi. 1- 3 Verbum Domini in manu Aggæi proph.
-12 Audivit Zorobabel... verba Aggæi proph.
-13 Et dixit Aggæus nuntius Domini
2- 2 Verbum Domini in manu Aggæi proph.
-11 Factum est verbum Domini ad Aggæum
-14 Et dixit Aggæus : Si tetigerit pollutus
-15 Et respondit Aggæus, et dixit : Sic
-21 Factum est verb. Dom. secundo ad Aggæum

AGGER.

Exod. 8-14 Congreg. eas in immensos aggeres
Isai. 19- 6 Et siccabuntur rivi aggerum
29- 3 Et jaciam contra te aggerem
37-25 Exsiccavi... omnes rivos aggerum
-33 Et non mittet in circuitu ejus aggerem
Jerem. 6- 6 Fundite circa Jerusalem aggerem
Ezech. 4- 2 Et comportabis aggerem
17-17 In jactu aggeris et in extruct. vall.
21-22 Ut comportet aggerem, ut ædific. mun.
26- 8 Et comportabit aggerem in gyro
Dan. 11-15 Rex Aquilonis et comportabit aggerem
Habac. 1-10 Comportabit aggerem et capiet eam

AGGESTUS.

2*Mac.* 13- 5 Aggestum undique habens cineris

AGGI.

Filius secundus Gad filii Jacob et Zelphæ.

Num. 26-15 Filii Gad.. Aggi, ab hoc familia Aggitarum

AGGITÆ.

Num. 26-15 Aggi, ab hoc familia Aggitarum

AGGITH *et* HAGGITH.

Uxor quinta David, et mater Adoniæ qui quartus fuit hujus regis filius.

2 *Reg.* 3- 4 Quartus a. Adonias filius Haggith
3 *Reg.* 1- 5 Adonias a. filius Haggith elevabatur
-11 Quod regnaverit Adonias filius Haggith
2-13 Ingressus est Adonias filius Haggith
1 *Par.* 3- 2 Quartum Adoniam filium Aggith.

AGGLUTINO.

Eccli. 25-16 Fidei a. initium agglutinatum est ei
Jerem. 13-11 Sic agglutinavi mihi om. dom. Israël
Baruc. 3- 4 Et agglutinata sunt nobis mala
Ezech. 29- 4 Agglutinabo pisces fluminum tuorum

AGGRAVO.

Gen. 18-20 Peccatum eorum aggravatum est nimis
Judic. 1-35 Aggravata est manus domus Joseph
1 *Reg.* 5- 6 Aggravata est a. manus Domini sup. Azot..
6- 6 Quare aggravatis corda vestra sicut Aggravavit Ægyptus et Pharao cor suum?
2 *Reg.* 3-34 Pedes t. non sunt compedibus aggravati
3 *Reg.* 12-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
-14 Pater meus aggravavit jugum vestrum
1 *Par.* 10- 3 Aggravatum est prælium contra Saul
2 *Par.* 10-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
Job. 23- 2 Manus plagæ meæ aggravata est
Sap. 2- 3 A calore illius (*solis*) aggravata
9-15 Corpus e. quod corrumpitur, aggravat animam
Eccli. 25- 3 Et aggravor valde animæ illorum
Isai. 6-10 Excæca cor... et aures ejus aggrava
9- 1 Aggravata est via maris trans Jordanem
47- 6 Super senem aggravavi jugum tuum valde

Isaï. 59- 1 Neque aggravata est auris ejus
Thren. 3- 7 Aggravavit compedem meum
Habac. 2- 6 Aggravat contra se densum lutum
Zach. 7-11 Aures suas aggravaverunt ne audirent

AGGREDIOR.

2 Reg. 18-14 Sed aggrediar eum coram te
3 Reg. 2-34 Et aggressus eum interfecit :
2 Mac. 2-25 Et difficultatem volentibus aggredi narr.
3- 8 Statimq. Heliodorus iter est aggressus
5- 5 Repente aggressus est civitatem
10-36 Turres portasq. succendere aggressi sunt
12-13 Aggressus est a. et civitatem q. firmam
13-15 Nocte aggressus est aulam regiam

AGITATIO.

Isaï. 24-20 Agitatione agitabitur terra sicut ebrius

AGITATOR.

Nahum. 2- 3 Et agitatores consopiti sunt

AGITO.

Judith. 15- 1 Metu agitati, fugæ præsidium sumunt
Eccli. 38-26 Stimulo boves agitat
Isaï. 10-32 Agitabit manum suam super... Sion
24-20 Agitatione agitabitur terra sicut ebrius
2 Mac. 4-43 Cœpit judicium adv. Menelaum agitari
9- 4 Ideoque jussit agitari currum suum
Matth. 11- 7 Videre ? arundinem vento agitatam ?

AGMEN.

Deut. 25-18 Et extremos agminis tui... ceciderit
1 Reg. 17- 1 Congreg... agmina sua in prælium
-10 Ego exprobravi agminibus Israël hodie
-45 Dei agminum Israel, quibus exprobrasti
23- 3 Adversum agmina Philisthinorum
28- 1 Congreg.. Philisthiim agmina sua
29- 1 Congreg... Phil. univ. agmina in Aphec
Judith. 15- 4 Filii a. Israël uno agmine persequentes
Isaï. 14 31 Et non est qui effugiat agmen ejus
43-17 Qui duxit agmen et robustum
Ezech. 12-14 Agmina ejus dispergam in o. ventum
17-21 Cum univ. agmine suo, gladio cadent
38- 6 Gomer et universa agmina ejus
39- 4 Cades tu, et omnia agmina tua

AGNA. *Vide* AGNUS.

AGNITIO.

Gen. 45- 1 Nullus interesset al. agnitioni mutuæ
Sap. 3-18 Nec in die agnitionis allocutionem
Eccli. 1-15 Et in agnitione magnalium suorum
24-24 Ego mater... agnitionis et sanctæ spei
-32 Testam. Altissimi et agnitio veritatis
27- 9 In die agnitionis invenies firmamentum
38- 6 Ad agnitionem hominum virtus illorum
51-27 Et in agnitione inveni eam
Isaï. 3- 9 Agnitio vultus eorum respondit eis
2 Mac. 9-11 Deductus ad agnitionem sui venire
Ephes. 1-17 Det vobis spirit. sap... in agnitione ejus
4-13 In unitatem fidei et agnitionis filii Dei
Coloss. 1- 9 Ut impleamini agnitione voluntatis ejus
2- 2 In agnitionem mysterii Dei Patris
3-10 Induentes eum qui renovatur in agnitionem
1 Tim. 2- 4 Ad agnitionem veritatis venire
Tit. 1- 1 Agnitionem veritatis, quæ secundum
Phile. - 6 In agnitione omnis operis boni
2 Petr. 2-21 Quam post agnitionem retrorsum converti

AGNITOR.

Eccli. 7- 5 Quoniam agnitor cordis ipse est (*Deus*)

AGNOSCO.

Gen. 37-33 Quam cum agnovisset pater, ait
38-15 Operuerat e. vultum s. ne agnosceretur
-26 Qui agnitis muneribus, ait : Justior
42- 7 Agnovisset eos, quasi ad alienos durius
Deut. 21-17 Filium odiosæ agnoscet primogenitum
Judic. 18- 3 Et agnoscentes vocem adolesc. Levitæ
2 Reg. 19-20 Agnosco e. servus tuus peccatum meum
1 Esd. 3-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem
Tob. 11- 6 Illico agnovit venientem filium suum
Judith. 5-28 Ut ergo agnoscat Achior quoniam fallit nos
9-19 Omnes gentes agnoscant quia tu es Deus
10-12 Futurum agnovi quod dentur vobis
Job. 4-16 Stetit quidam cujus non agnoscebam vultum
Prov. 27-23 Diligenter agnosce vultum pecoris tui
Eccle. 1-17 Et agnovi quod in his quoque esset labor
Sap. 2- 1 Non est qui agnitus sit reversus ab inferis
12-27 Verum Deum agnoverunt
13- 1 Neq... agnoverunt quis esset artifex
Eccli. 1- 6 Et astutia illius quis agnovit ?
-16 Et cum justis et fidelibus agnoscitur
11-30 Quoniam in filiis suis agnoscitur vir
12- 8 Non agnoscetur in bonis amicus
- 9 Et in malitia illius, amicus agnitus est
15-20 Et ipse agnoscit om. operam hominis
16-17 In populo magno non agnoscar
18-28 Omnis astutus agnoscit sapientiam
23-29 Domino e. Deo... omnia sunt agnita
-37 Et agnoscent qui derelicti sunt
26-12 Et in palpebris illius agnoscetur
27-30 Et non agnoscet unde adveniat illi
44-26 Agnovit eum in benedictionibus suis
Matth. 12-33 Siquidem ex fructu arbor agnoscitur
Luc. 24-16 Tenebantur, ne eum agnoscerent
Joan. 10-15 Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem
Act. 27-39 Cum a. dies fac... terram non agnoscebant
Ephes. 3- 5 Quod non agnitum est filiis hominum

AGNUS *et* AGNA.

Gen. 21-28 Statuit Abraham septem agnas gregis
-29 Quid sibi volunt septem agnæ istæ
-30 Septem, inquit, agnas accipies de manu
33-19 A filiis Hemor p. Sichem centum agnis
Exod. 12- 3 Tollat unusquisque agnum per familias
4 Ut sufficere possit ad vescendum agnum
Quæ possunt ad esum agni
- 5 Erit autem agnus absque macula
29-38 Agnos anniculos duos per singulos dies
-39 Unum agnum mane et alterum vespere
-40 Ejusdem mensuræ in agno uno
-41 Alterum vero agnum offeres ad vesperam
Levit. 3- 7 Si agnum obtulerit coram Domino
5- 6 Offerat de gregibus agnam sive capram
9- 3 Tollite... vitulum atque agnum, anniculos
12- 6 Deferet agnum anniculum in holocaustum
-8 Nec potuerit offerre agnum, sumet duos
14-10 Assumet duos agnos immaculatos
-12 Tollet agnum, et offeret eum pro delicto
-13 Immolabit agnum, ubi solet immolari
-21 Pro delicto assumet agnum ad oblationem
-24 Qui suscipiens agnum pro delicto
-25 Immolatoq. agno, de sanguine e. ponet
23-12 Cædetur agnus immaculatus
-18 Offeretisq. cum panibus septem agnos
-19 Facietis... duosq. agnos anniculos
Num. 6-12 Offerens agnum anniculum pro peccato
14 Agnum ann. immaculatum in holocaustum
7-15 Agnum anniculum in holocaustum
-17 Agnos ann. quinque, oblatio Nahasson
-21 Agnum anniculum in holocaustum
-23 Agnos ann. quinque... oblatio Nathanaël
-27 Agnum anniculum in holocaustum
29 Agnos ann. quinque, hæc est oblatio
-33 Agnum anniculum in holocaustum
-35 Agnos ann. quinque... oblatio Elisur
-39 Agnum anniculum in holocaustum
-41 Agnos ann. quinque... oblatio Salamiel
-45 Agnum anniculum in holocaustum
-47 Agnos ann. quinque... oblatio Eliasaph
-51 Agnum anniculum in holocaustum
-53 Agnos ann. quinque... oblatio Elisama
-57 Agnum anniculum in holocaustum
-59 Agnos ann. quinque... oblatio Gamaliel
-63 Agnum anniculum in holocaustum
-65 Agnos ann. quinque... oblatio Abidan
-69 Agnum anniculum in holocaustum
-71 Agnos ann. quinque... oblatio Ahiezer
-75 Agnum anniculum in holocaustum
-77 Agnos ann. quinque... oblatio Phegiel
-81 Agnum anniculum in holocaustum
-83 Agnos ann. quinque... oblatio Ahira
-87 Agni anniculi duodecim et libamenta
-88 Hirci sexaginta, agni ann. sexaginta
15- 5 Per singulos agnos
-12 Per singulos... et agnos et hœdos
28- 3 Agnos anniculos immaculatos duos
- 7 Per agnos singulos in sanctuario Domini
- 8 Alterumq. agnum similiter offeretis
- 9 Die a. sabbati offeretis duos agnos
-11 Agnos anniculos septem immaculatos
-13 In sacrificio per agnos singulos
-14 Tertia per arietem, quarta per agnum
-19 Agnos anniculos immaculatos septem
-21 Decimam decimæ per agnos
Singulos : id est, per septem agnos
-27 Agnos anniculos immaculatos septem
-29 Per agnos decimam decimæ
Qui simul sunt agni septem
29- 2 Agnos anniculos immaculatos septem
- 4 Unam decimam per agnum, qui
Simul sunt agni septem
- 8 Offeretisq... agnos ann. imm. septem
-10 Decimam decimæ per agnos singulos
Qui sunt simul agni septem
-13 Offeretisq. agnos ann. imm. quatuordecim
Num. 29-15 Decimam decimæ agnis singulis, qui
Sunt simul agni quatuordecim
-17 In die altero... agnos... quatuordecim
-18 Arietes et agnos rite celebrabitis
-20 Die tertio offeretis... agnos... quatuordecim
-21 Per arietes... et agnos rite celebrabitis
-23 Die quarto offeretis... agnos... quatuordecim
-24 Per... arietes et agnos rite celebrabitis
-26 Die quinto offeretis... agnos... quatuordecim
-27 Per vitulos... et agnos rite celebrabitis
-29 Die sexto offeretis... agnos quatuordecim
-30 Per vitulos... et agnos rite celebrabitis
-32 Die septimo offeretis... agnos... quatuordecim
-33 Per vitulos... et agnos rite celebrabitis
-36 Offerentes... agnos ann. imm. septem
-37 Per vitulos... et agnos rite celebrabitis
Deut. 32-14 Et lac de ovibus cum adipe agnorum
1 Reg. 7- 9 Tulit a. Samuël agnum lactentem unum
15- 4 Et recensuit eos quasi agnos
4 Reg. 3- 4 Solvebat regi Isr. cent. millia agnorum
1 Par. 29-21 Immolaveruntque... agnos mille
2 Par. 29-21 Obtuleruntq. simul... agnos septem
-22 Immolaveruntque agnos
-32 Arietes centum, agnos ducentos
35- 7 Dedit... Josias... om. pop. agnos et hœdos
1 Esdr. 6- 9 Quod si necesse fuerit et vitulos et agnos
-17 Et obtulerunt... agnos quadringentos
7-17 Studiose eme de hac pecunia... agnos
8-35 Obtulerunt... agnos septuaginta septem
Psal. 113- 4 Et colles sicut agni ovium.
- 6 Et colles sicut agni ovium.
Prov. 7-22 Et quasi agnus lasciviens, et ignorans
27-26 Agni ad vestimentum tuum
Sap. 19- 9 Et tanquam agni exultaverunt
Eccli. 13-21 Si communicabit lupus agno
46-19 In oblatione agni inviolati
47- 3 Cum leonibus lusit quasi cum agnis
Et in ursis simil. fecit sicut in agnis
Isaï. 1-11 Adipem p. et sang... agnorum nolui
5-17 Pascentur agni juxta ordinem suum
11- 6 Habitabit lupus cum agno
30-23 Pascetur... in die illo agnus spatiose
34- 6 Repletus... de sanguine agnorum
40-11 Sicut pastor... congregabit agnos
53- 7 Quasi agnus coram tondente se obmutescet
65-25 Lupus et agnus pascentur simul
Jerem. 11-19 Et ego quasi agnus mansuetus
51-40 Deducam eos quasi agnos ad victimam
Ezech. 27-21 Cum agnis et arietibus... venerunt
39-18 Sang... bibetis arietum et agnorum
46- 4 In die sabbati sex agnos immaculatos
- 5 In agnis a. sacrificium quod dederit...
- 6 Sex agni et arietes immaculati erunt
- 7 De agnis autem, sicut invenerit manus ejus
-11 Agnis a. erit sacrificium sicut invenerit
-13 Et agnum ejusdem anni immaculatum
-15 Faciet agnum et sacrificium et oleum
Dan. 3-40 Sicut in millibus agnorum pinguium
Osee. 4-16 Pascet eos Dominus quasi agnum in latitudine
Amos. 6- 4 Qui comeditis agnum de grege
Luc. 10- 3 Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos
Joan. 21-15-16 Dicit ei : Pasce agnos meos.
Act. 8-32 Et sicut agnus coram tondente se, sine voce
1 Petr. 1-19 Pretioso sanguine quasi agni immaculati

AGNUS, *pro J.-Ch.*

Isaï. 16- 1 EmitteAgnum, Domine, dominatorem terræ
Joan. 1-29 Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum
-36 Et resp. Jesum amb. dicit : Ecce Agnus Dei
Apoc. 5- 6 Et vidi...Agnum stantem tanquam occisum
- 8 Seniores ceciderunt coram Agno
-12 Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere
-13 Sedenti in throno et Agno, benedictio
6- 1 Et vidi quod aperuisset Agnus
-16 Abscondite nos a facie... et ab ira Agni
7- 9 Stantes ante thronum et in conspectu Agni
-10 Salus Deo nostro qui sedet s. th. et Agno
-14 Et dealbaverunt eas in sanguine Agni
-17 Quoniam Agnus qui in medio throni est
12-11 Vicerunt eum propter sanguinem Agni
13- 8 In Libro vitæ Agni qui occisus est
-11 Et habebat cornua duo similia Agni
14- 1 Et ecce Agnus stabat supra m. Sion
- 4 Hi sequuntur Agnum quocumq. ierit.
Hi empti sunt ex hom. pr. Deo et Agno
-10 Cruciab. igne... et ante conspectum Agni
15- 3 Et cantantes... et canticum Agni
17-14 Hi cum Agno pugnabunt, et
Agnus vincet illos.
19- 7 Quia venerunt nuptiæ Agni, et uxor
- 9 Beati qui ad cœnam nupt. Agni vocati sunt

Apoc. 21- 9 Ostendam tibi sponsam uxorem Agni
-14 Nomina duodecim Apostolorum Agni
-22 Omnip. templum illius est et Agnus
-23 Et lucerna ejus est Agnus.
-27 Nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni
22- 1 Procedentem de sede Dei et Agni.
- 3 Sed sedes Dei et Agni in illa erunt
-14 Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni

AGO.

Gen. 4- 7 Nonne si bene egeris, recipies
16- 5 Dixitq. Sarai... Inique agis contra me
21-17 Quid agis; Agar? noli timere:
-22 Deus tecum est in universis quæ agis
31-26 Dixit ad Jacob: Quare ita egisti
37-14 Et renuntia mihi quid agatur
39- 2 Et erat vir in cunctis prospere agens
44-15 Quibus ille ait: Cur sic agere voluistis
-17 Rep. Joseph: Absit a me ut sic agam
Exod. 4-15 Et ostendam vobis quid agere debeatis
5-15 Cur ita agis contra servos tuos?
-16 Et injuste agitur contra populum tuum
7- 6 Moyses et Aaron: ... ita egerunt.
18-11 Eo quod superbe egerint contra illos
-14 Omnia scilicet quæ agebat in populo
Levit. 5- 5 Agat pœnitentiam pro peccato,
18 3 Juxta morem regionis Chan... non agetis
Num. 23-11 Quid est hoc quod agis (*ait Balac*)
24-18 Israël vero fortiter aget
25-18 Et ipsi hostiliter egerunt contra vos
27-21 Pro hoc, si quid agendum erit
32- 8 Nonne ita egerunt patres vestri
Deut. 9- 5 Sed quia illæ egerunt impie
15-10 Nec ages quippiam callide
-18 Bened... in cunctis operibus quæ agis
31- 6 Viriliter agite, et confortamini
-27 Semper contentiose egistis contra Dom.
-29 Novi e. quod post mort. m. inique agetis,
Josue. 1- 7 Ut intelligas cuncta quæ agis.
-18 Tu tantum confortare, et viriliter age.
Judic. 9-16 Bene egistis cum Jerobaal et cum domo ejus
-19 Si ergo recte et absque vitio egistis
-25 Agentes prædas de prætereuntibus;
11-27 Sed tu contra me male agis,
18- 3 Quis te huc adduxit? quid hic agis?
- 8 Quid egissent sciscitantibus responderunt
21-15 Egit pœnitentiam super interfectione
Ruth. 3- 4 Ipse a. dicet tibi quid agere debeas
-13 Si te voluerit... retinere, bene res acta est
-16 Quæ dixit ei: Quid egisti, filia?
1 Reg. 3-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos
4-16 Cui ille ait: Quid actum est, fili mi?
13-13 Dixitq. Samuel ad Saul: Stulte egisti.
15-29 Neque e. homo est ut agat pœnitentiam
17-18 Et fratres tuos visitabis, si recte agant
-22 Interrogabat si omnia recte agerentur
18- 5 Egrediebatur... et prudenter se agebat
-14 In omnibus... David prudenter agebat
20-39 Et quid ageretur, penitus ignorabat
21- 5 Dixit ei: Equidem, si de mulieribus agitur
23-22 Curiosius agite et considerate locum
26-21 Apparet enim quod stulte egerim
27- 8 Et agebant prædas de Gessuri et de Gerzi
28-22 Ut c. convalescat et possis iter agere
2 Reg. 3-25 Et nosset omnia quæ agis
-37 Quoniam non actum fuisset a rege
8-10 Ut... congratulans, et gratias ageret
11- 2 Dum hæc agerentur, accidit ut
- 7 Quæsivitq. David quam recte ageret Joab
13- 2 Ut quippiam inhoneste ageret cum ea
-16 Majus est hoc malum, quod nunc agis
16-20 Inite consilium quid agere debeamus
22-22 Et non egi impie, a Deo meo
24-10 Dixit David... quia stulte egi nimis
-17 Ego sum qui peccavi, ego inique egi
3 Reg. 8-33 Agentes pœnitentiam et confitentes
-35 Si... pœnitentiam egerent nomini tuo
-47 Et egerint pœnitentiam in corde suo
Peccavimus, inique egimus, impie gessimus
19- 9 Dixitq. illi: Quid hic agis, Elia?
-13 Et ecce vox...: Quid hic agis, Elia?
21-22 Quia egisti, ut me ad iracundiam prov.
4 Reg. 4-24 Et hoc age quod præcipio tibi
-26 Recte-ne agitur circa te et circa virum
10-30 Quia studiose egisti quod rectum erat
17-15 Secutiq. sunt vanitates, et vane egerunt
18- 7 Et in cunctis,... sapienter se agebat.
1 Par. 15-13 Illicitum quid nobis agentibus
19-13 Agamus viriliter pro populo nostro
21- 8 Aufer iniq. servi t.. quia insipienter egi
22-13 Confortare et viriliter age, ne timeas
2 Par. 2- 3 Sicut egisti cum David patre meo
6-24 Si... et conversi egerint pœnitentiam
-37 Egerint pœnitentiam et deprecati te
Peccavimus, iniq. fecim. injuste egimus
2 Par. 7-14 Et egerit pœnitentiam a viis suis pessimis
16- 9 Stulte igitur egisti et propter hoc...
19- 9 Sic agetis in timore Domini fideliter
-10 Sic ergo agentes non peccabitis
-11 Agite diligenter, et erit Dominus vobiscum
20-11 Econtrario agunt, et nituntur ejicere
-12 Sed cum ignoremus quid agere debeamus
21- 6 Ambul... sicut egerat domus Achab
22- 3 Mater e. ej. impulit eum ut impie ageret
24- 5 Porro Levitæ egere negligentius
-13 Egeruntq. hi qui operabantur industrie
32- 5 Ædificavit quoque, agens industrie
- 7 Viriliter agite, et confortamini
33-12 Et egit pœnitentiam valde coram Deo
-19 Antequam ageret pœnitentiam
36-21 Diebus desolationis egit sabbatum
2 Esdr. 9-10 Cogn. e. quia superbe egerant contra eos
-16 Ipsi vero patres nostri superbe egerunt
-29 Ipsi vero et superbe egerunt
-33 Nos autem impie egimus
13-11 Et egi causam adversus magistratus
Tobiæ. 2-14 Agens gratias Deo omnibus diebus
3- 5 Quia non egimus secundum præcepta
8-21 Quæ... erant iter agentibus necessaria
11- 7 Et gratias agens ei, accede ad patrem
-12 Cumq... gratias egissent, consederunt
13-10 Agite dies lætitiæ et confitemini illi
Judith. 7-19 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
12-11 Agendo ut immunis ab eo transeat
Esth. 2-11 Curam agens salutis Esther
3-11 De populo age quod tibi placet
16- 4 Gratias non agere beneficiis
- 5 Et ita cuncta agunt ut omnium laude
Job. 6-11 Aut quis finis meus, ut patienter agam?
16- 7 Sed quid agam? si locutus fuero...
21- 2 Audite quæso... et agite pœnitentiam
23- 9 Si ad sinistram, quid agam?
35- 7 Porro si juste egeris, quid donabis ei
42- 6 Et ago pœnitentiam in favilla et cinere
Psal. 5-11 Linguis suis dolose agebant
11- 6 Fonam in salutari: Fiducialiter agam in eo
13- 3 Linguis suis dolose agebant
14- 3 Qui non egit dolum in lingua sua
24- 4 Confundantur omnes iniqua agentes
26-14 Expecta Dominum, viriliter age:
30-25 Viriliter age et confortetur cor
35- 3 Quoniam dolose egit in conspectu ejus
- 4 Noluit intelligere ut bene ageret
43-18 Et inique non egimus in testamento tuo
70- 4 Et de manu contra legem agentis
74- 5 Dixi iniquis: Nolite inique agere
75-11 Reliquiæ cogit... diem festum agent tibi
93- 1 Deus ultionum libere egit
105- 6 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
118-51 Superbi inique agebant usquequaque
Prov. 2-22 Et qui inique agunt, auferentur ex ea
7-23 Nescit quod de periculo animæ i. agitur
12- 2 Qui a. confidit in cogit... impie agit
-22 Qui autem fideliter agunt, placent ei
13-10 Qui autem agunt omnia cum consilio
-16 Astutus omnia agit cum consilio
16-12 Abominabiles regi qui agunt impie
Eccle. 7-18 Ne impie agas multum
8-14 Quasi opera egerint impiorum
Sap. 5- 3 Dicentes intra se, pœnitentiam agentes
11- 6 Bene cum illis actum est.
-14 Cum e. audirent... bene secum agi
18- 2 Quia non lædebantur, gratias agebant
Prolog. Eccli. Qui sec. legem Domini p. vitam agere
Eccli. 2-22 Si pœnitentiam non egerimus
6-11 In domesticis tuis fiducialiter aget
10- 6 Et nihil agas in operibus injuriæ
11-18 Est qui locupletatur parce agendo
13- 4 Dives injuste egit, et fremet
15-21 Nemini mandavit impie agere
18-29 Sensati in verbis... sapienter egerunt
29-26 Et qui conatur multa agere, incidet
-31 Et ubi hospitabitur, non fiducialiter aget
32-16 Et age conceptiones tuas
-19 Qui insidiose agit, scandalizabitur in ea
37-12 Cum viro livido de gratiis agendis
43-37 Et pie agentibus dedit sapientiam
Isai. 1-16 Quiescite agere perverse
12- 2 Fiducialiter agam, et non timebo
21- 2 Qui incredulus est, infideliter agit
52- 5 Dominatores ejus inique agunt
Jerem. 8- 6 Nullus est qui agat pœnitentiam
9- 5 Ut inique agerent, laboraverunt
10-21 Quia stulte egerunt pastores
12- 1 Bene est o. qui.. et inique agunt?
18- 8 Si pœnitentiam egerit gens illa a malo
Agam et ego pœnitentiam super malo
-10 Si fecerit... pœnitentiam agam super bono
31-19 Postq. e. convertisti me, egi pœnitentiam:
Thren. 3-42 Nos inique egimus, et ad iracund...
Baruc. 2-12 Peccavimus, impie egimus, inique gessimus
Ezech. 16-52 Sceleratius agens ab eis
18-21 Si autem impius egerit pœnitentiam
-30 Convertimini, et agite pœnitentiam
23-29 Et agent tecum in odio, et tollent
33-14 Et egerit pœnitentiam a peccato suo
Dan. 3-29 Et inique egimus recedentes a te
9- 5 Iniquitatem fecimus, impie egimus
12-10 Et impie agent impii
13-22 Si enim hoc egero, mors mihi est
Si autem non egero, non effugiam
-61 Sicut male egerant adversus proximum
Joel. 2-20 Ascendet putredo ejus, quia superbe egit
3-19 Pro eo quod inique egerint in filios Juda
Amos. 4- 4 Venite ad Bethel: et impie agite
Mich. 3- 4 Nequiter egerunt in adinventionibus
Habac. 1-13 Quare respicis super iniqua agentes
Soph. 3- 4 Injuste egerunt contra legem.
1 Mac. 2-64 Confortamini et viriliter agite in lege
-66 Sit vobis... et ipse aget bellum populi
4-59 Ut agatur dies dedicationis altaris
7-21 Satis agebat Alcimus pro principatu
-48 Et egerunt diem illam in lætitia magna
-49 Constituit agi omnibus annis diem istam
8-15 Consilium agentes semper de multitudine
10-35 Nemo habebit potestatem agere aliquid
-37 Super negotia regni, quæ aguntur ex fide
13-52 Constituit ut om. ann. agerentur dies hi
2 Mac. 1-11 Magnifice gratias agimus ipsi
-18 Ut et vos quoque agatis diem scenopegiæ
2-16 Acturi itaque purificationem scripsimus vobis;
Bene ergo facietis, si egeritis hos dies
3-33 Oniæ sacerdoti gratias age
-35 Oniæ gratias agens, recepto exercitu
4-17 Impie agere impune non cedit
-27 De pecuniis v. regi promissis, nihil agebat
-30 Et cum hæc agerentur, contingit
5-21 Pelagus vero ad iter agendum deduct...
-27 Vitam in montibus cum suis agebat
6- 8 Ut... et ipsi adversus Judæos agerent
-13 Non sinere peccatoribus ex sententia agere
8-27 Et spolia congregantes, sabbatum agebant
-33 Et cum epinicia agerent Jerosolymis
9- 4 Sine intermissione agens iter
-20 Si bene valetis... maximas agimus gratias
-27 Confido e. modeste et humane acturum
10- 6 Et cum lætitia diebus octo egerunt
Et in speluncis more bestiarum egerant
- 8 Omnibus annis agere dies istos
-12 Constituit... et pacifice agere cum eis
-23 Armis a. ac man. omnia prospere agendo
11-23 Non volentes eos... sine tumultu agere
-25 Ut agerent secundum s. maj. consuetud..
12- 2 Non sinebant eos in silentio agere
- 7 Et cum hæc ita egisset, discessit
-14 Remissius agebant, maledictis lacessentes
-30 Quod modeste secum egerint:
-31 Gratias agentes eis, et exhortati
-38 In eodem loco sabbatum egerunt
14-20 Cum diu de his consilium ageretur
-21 Qua secreto inter se agerent
-23 Morabatur... nihilque inique agebat
-25 Nuptias fecit: quiete egit,
-30 Videns secum austerius agere Nicanorem
-42 Contra natales suos indig. injuriis agi
15- 3 Qui imperavit agi diem sabbatorum
- 4 Qui jussit agi septimam diem
Matth. 3- 2 Pœnitentiam agite: appropinquavit
4-17 Et dicere: Pœnitentiam agite
11-20 Quia non egissent pœnitentiam
-21 In cilicio et cinere pœnitentiam egissent
12-41 Quia pœnitentiam egerunt in prædic. Jonæ
15-36 Gratias agens, fregit et dedit Discipulis
26-27 Et accipiens calicem gratias egit
Marc. 6-12 Prædicabant ut pœnitentiam agerent
-30 Renuntiaverunt ei omnia quæ egerant
14-23 Accepto calice, gratias agens dedit eis
Luc. 10-34 Duxit in stabulum, et curam ejus egit
11-32 Quia pœnitentiam egerunt ad prædic...
13- 5 Sed si pœnitentiam non egeritis
14-32 Alioquin adhuc illo longe agente
15- 7 Super uno peccatore pœnitentiam agente
-10 Super uno peccatore pœnitentiam agente
16-30 Sed si quis ex mortuis... pœnitentiam agent
17- 3 Et si pœnitentiam egerit, dimitte illi
-16 Et cecidit in faciem... gratias agens
18-11 Deus, gratias ago tibi, quia non sum
22-17 Et accepto calice gratias egit et dixit
-19 Et accepto pane, gratias egit et fregit
23-15 Ecce nihil dignum morte actum est ei
Joan. 3-20 Omnis enim qui male agit, odit lucem
5-29 Qui vero mala egerunt, in resurr. judicii
6-11 Et cum gratias egisset, distribuit
-23 Manducaverant panem, gratias agente Dom

Joan. 11-41 Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me
Act. 2-38 Petrus... : Pœnitentiam (*inquit*) agite
5-35 Attendite vobis... quid acturi sitis
8-22 Pœnitentiam itaq. age ab hac nequitia
9-27 Quomodo in Damasco fiducialiter egerit
Fiducialiter agens in nomine Domini
14- 3 Fiducialiter agentes in Domino
15-29 A quibus custodientes vos, bene agetis
17-30 Ut omnes ubique pœnitentiam agant
18-26 Hic ergo cœpit fiducialiter agere
19-36 Oportet vos... et nihil temere agere
-38 Conventus forenses aguntur
22-26 Quid acturus es?... civis Romanus est
24- 2 Cum in multa pace agamus per te
26- 9 Existim... debere multa contraria agere
-20 Annuntiabam, ut pœnitentiam agerent
27- 3 Permisit ad amic. ire, et sui curam agere
-35 Gratias egit Deo in conspectu omnium
28-15 Gratias agens Deo, accepit fiduciam
Rom. 1- 8 Primum quidem gratias ago Deo meo
-21 Non sicut Deum glorif. aut gratias egerunt
-32 Qui talia agunt, digni sunt morte
2- 1 Eadem enim agis, quæ judicas
- 2 Judicium Dei... in eos qui talia agunt
- 3 Qui judicas eos qui talia agunt, et facis ea
3-13 Linguis suis dolose agebant
7-15 Non enim quod volo bonum, hoc ago
-19 Sed quod nolo malum, hoc ago.
9-11 Aut aliquid boni egisset, aut mali
13- 4 Vindex in iram ei, qui malum agit
14- 6 Domino manducat : Gratias e. agit Deo.
Domino non mand. et gratias agit Deo
16- 4 Quibus non solus ego gratias ago,
1 Cor. 1- 4 Gratias ago Deo meo semper pro vobis
-14 Gratias ago Deo quod nem. vest. baptizavi
9-17 Si e. volens hoc ago, mercedem habeo
10-30 Quid blasphemor pro eo quod gratias ago
11-24 Et gratias agens fregit, et dixit
13- 4 Charitas non æmul., non agit perperam
14-17 Num tu quidem bene gratias agis
-18 Gratias ago Deo meo, quod omnium...
16-13 Vigilate, state in fide, viriliter agite
2 Cor. 1-11 Per multos gratiæ agantur pro nobis
12-21 Non egerunt pœnitentiam super immund...
13-10 Scribo, ut non præsens durius agam
Galat. 5-21 Qui talia agunt, regn. Dei non conseq.
Ephes. 1-16 Non cesso gratias agens pro vobis
5-20 Gratias agentes semper pro omnibus
6-21 Et vos sciatis quæ circa me sunt, quid agam
Philip. 1- 3 Gratias ago Deo meo in om. memoria
4- 9 Hæc agite, et Deus pacis erit vobiscum
Coloss. 1- 3 Gratias agimus Deo et patri Domini
-12 Gratias agentes Deo patri, qui dignos
3-17 Gratias agentes Deo et Patri per ipsum
4- 9 Omnia, quæ hic aguntur, nota facient vobis
1 Thes. 1- 2 Gratias agimus Deo semper pro omnibus
2-13 ... Gratias agimus Deo sine intermissione
4-11 Operam detis ut... vestr. negotium agatis
5-18 In omnibus gratias agite
2 Thes. 1- 3 Gratias agere debemus semper Deo
2-12 Nos a. debemus gratias agere Deo
3-11 Nihil operantes, sed curiose agentes
1 Tim. 1-12 Gratias ago ei, qui me confortavit
2- 2 Ut quietam et tranquillam vitam agamus
6-18 Bene agere, divites fieri in bonis
2 Tim. 1- 3 Gratias ago Deo, cui servio
Tit. 3- 3 In malitia et invidia agentes
Phile. - 4 Gratias ago Deo meo,
Jacob. 5- 1 Agite nunc divites, plorate ululantes
2 Petr. 2- 6 Exemplum eorum qui impie acturi sunt
3- 9 Sed patienter agit propter vos
3 Joan. - 2 Sicut prospere agit anima tua
Judæ. -15 Quibus impie egerunt, et omnibus
Apoc. 2- 5 Et age pœnitentiam et prima opera fac
Sin autem,... nisi pœnitentiam egeris
-16 Similiter pœnitentiam age
-21 Dedi illi tempus ut pœnitentiam ageret
-22 Nisi pœnitentiam ab operibus s. egerint
3- 3 Et serva et pœnitentiam age
-19 Æmulare ergo et pœnitentiam age
9-20 Neque pœnitentiam egerunt de operibus
-21 Non egerunt pœnitentiam ab homicid.
11-17 Gratias agimus tibi, Domine Deus
16- 9 Neque egerunt pœnitentiam ut d. i. gloriam
-11 Non egerunt pœnitentiam ex operibus suis.

AGON.

2 Mac. 3-21 Sacerdotis in agone constituti expectatio
4-18 Cum a. quinquennalis agon Tyri celebr...
1 Cor. 9-25 Omnis a. qui in agone contendit
2 Tim. 2- 5 Qui certat in agone, non coronatur, nisi...

AGONIA.

Lucæ. 22-43 Et factus in agonia, prolixius orabat.

AGONIZO.

Eccli. 4-33 Pro justitia agonizare pro anima tua,

AGOR, *pro impellor.*

Sap. 19- 2 Consequebantur illos pœnitentia acti
Luc. 4- 1 Et agebatur a Spiritu in desertum
8-29 Agebatur a dæmonio in deserta
Rom. 8-14 Quicumque e. spiritu Dei aguntur,

AGRARIUS.

Eccli. 37-13 Cum operario agrario de omni opere

AGRESTIS.

Exod. 12- 8 Azymos panes cum lactucis agrestibus
Num. 9-11 Cum azymis et lactucis agrestibus
Deut. 20-20 Si.. ligna non sunt pomif. sed agrestia
4 Reg. 4-39 Ut colligeret herbas agrestes
Sap. 19-18 Agrestia e. in aquatica convertebantur

AGRICOLA.

Gen. 4- 2 Abel pastor ovium, et Caïn agricola
9-20 Cœpitq. Noë vir agricola exercere terram
25-27 Factus est Esaü... et homo agricola
4 Reg. 25-12 Et de paup. ter. reliq. vinit. et agricolas
1 Par. 27-26 Agricolis... præerat Ezri filius Chelub
Job. 31-39 Et animam agricolarum ejus afflixi
Isai. 51- 5 Agricolæ et vinitores vestri erunt
Jerem. 14- 4 Non venit pluvia... confusi sunt agricolæ
31-24 Agricolæ et minantes greges
51-23 Collidam in te agricolam et jugales ejus
52-16 Reliquit... vinitores et agricolas
Joel. 1-11 Confusi sunt agricolæ... quia periit messis
Amos. 5-16 Et vocabunt agricolam ad luctum
Zach. 13- 5 Sed dicet... Homo agricola ego sum
Matth. 21-33 Et locavit eam (*vineam*) agricolis
-34 Misit servos suos ad agricolas
-35 Et agricolæ, apprehensis servis ejus
-38 Agricolæ autem videntes filium
-40 Quid faciet (*dominus*) agricolis illis ?
-41 Et vineam suam locabit aliis agricolis
Marc. 12- 1 Locavit eam agricolis et peregre profect.
- 2 Et misit ad agricolas in tempore servum
Ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ
Joan. 15- 1 Et Pater meus agricola est
2 Tim. 2- 6 Laborantem agricolam oportet primum
Jacob. 5- 7 Ecce agricola expectat pretiosum fructum

AGRICULTURA.

2 Par. 26-10 Erat quippe homo agriculturæ deditus
2 Mac. 12- 1 Judæi aut. agriculturæ operam dabant
1 Cor. 3- 9 Dei agricultura estis, Dei ædificatio

AGRIPPA.

Filius Agrippæ magni. Post mortem Herodis regnum accepit Judæorum a Claudio imperatore Romano. Benevole in Cæsarea audivit Paulum quem volebat dimittere nisi Paulus appellasset Cæsarem. Multum favit Christianis ; denique ultimus fuit rex Judæorum quos non potuit impedire quin conjurarent adversus Romanos, adeo ut ipse coactus est exercitus suos adjungere exercitui Romano ad debellandam diruendamque Judæorum nationem. Postea Romam secessit, ubi mortuus est circa annum J.-Ch. 94.

Act. 25-13 Agrippa rex et Bernice descenderunt
-22 Agrippa autem dixit ad Festum
-23 Cum venisset Agrippa et Bernice
-24 Et dicit Festus : Agrippa rex
-26 Produxi eum .. maxime ad te rex, Agrippa
26- 1 Agrippa vero ad Paulum ait
- 2 Rex Agrippa, æstimo me beatum
-19 Unde rex Agrippa, non fui incredulus
-27 Credis, rex Agrippa, prophetis ?
-28 Agrippa autem ad Paulum... Suades
-32 Agrippa autem Festo dixit : Dimitti..

AHALAD.

Urbs de tribu Aser, quam non delevit Israel postquam confortatus est.

Judic. 1-31 Non delevit habitatores... Ahalad

AHARA.

Filius tertius Benjamin. Idem vocatur Ahiram in Num. 26-38.

1 Par. 8- 1 Benjamin a. genuit... Ahara tertium

AHAREHEL.

Filius Arum de cognatione Cos et de tribu Juda.

1 Par. 4- 8 Et cognationem Aharehel filii Arum

AHASTHARI.

Filius Assur et Naara.

1 Par. 4- 6 Themani et Ahasthari ; isti sunt filii Naara

AHAVA.

Fluvius provinciæ Babylonis, ad quem Esdras Judæos congregavit, ibique prædicavit jejunium per tres dies ut affligerentur coram Domino Deo suo et eos liberaret a captivitate.

1 Esdr. 8-15 Ad fluvium qui decurrit ad Ahava
-21 Et prædicavi... juxta fluvium Ahava
-31 Promovimus ergo a flumine Ahava

AHAZ.

De tribu Benjamin. Filius Micha et pater Joada, qui vocatur Jora in lib. 1 Par. 9-42.

1 Par. 8-35 Filii Micha, Phiton... et Ahaz
-36 Et Ahaz genuit Joada
9-41 Porro filii Micha.. et Tharaa, et Ahaz
-42 Ahaz autem genuit Jara

AHAZI.

2 Esdr. 11-13 Filius Ahazi, filius Mosallamath

AHER.

De tribu Benjamin, pater Hasim.

1 Par. 7-12 Et Hasim filii Aher

AHI.

De tribu Aser, filius Somer.

1 Par. 7-34 Porro filii Somer : Ahi, et Roaga et..

AHIA I, *vel* AHIAM.

Unus e fortissimis viris exercitus David.

1 Par. 11-34 Ahiam filius Sachar Ararites

AHIA II.

Alter e fortissimis viris exercitus David.

1 Par. 11-36 Hepher Mecherathites, Ahia Phelonites

AHIA III.

Filius Sisa, scribæ Saül.

3 Reg. 4- 3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scribæ.

AHIA IV, *vel* AHIAS.

Anno mundi 3060, ante J.-Ch. 994. Propheta Silonites, qui et apprehendens pallium novum quo erat indutus scidit in duodecim partes, decem dedit Jeroboam, significans divisionem regni Salomonis.

3 Reg. 11-29 Inveniret eum Ahias Silonites proph.
-30 Apprehendensq. Ahias pallium suum
12-15 Verbum s. quod... in manu Ahiæ Silonitæ
14- 2 Vade in Silo, ubi est Ahias propheta
- 4 Et consurgens... venit in domum Ahiæ
- 5 Dixit a. Dominus ad Ahiam : Ecce uxor
- 6 Audivit Ahias sonitum pedum ejus
-18 In manu servi sui Ahiæ prophetæ
15-29 In manu servi sui Ahiæ Silonitis
2 Par. 9-29 Scripta.. et in libris Ahiæ Silonitis
10-15 Sermo... per manum Ahiæ Silonitis

AHIA V.

Pater impii Baasa regis Israel, qui Nadab occidit filium Jeroboam.

4 Reg. 15-27 Baasa filius Ahiæ de domo Issachar
-33 Regnavit Baasa filius Ahiæ.. in Thersa
21-22 Et sicut domum Baasa filii Ahia
4 Reg. 9- 9 Et sicut domum Baasa filii Ahia

AHIALON.

Anno mundi 2871, ante J.-Ch. 1183. Undecimus judicavit populum Israel post Abesan de tribu Zabulon. Et cum per decem annos judicasset mortuus est et sepultus est in Ajalon.

Judic 12-11 Cui successit Achialon Zabulonites

AHICAM.

Anno mundi 3414, Romæ 114, ante J.-Ch. 640. Filius Saphan scribæ regis et pater Godoliæ. Josias pius rex Juda ad prophetissam Holdam misit Helciam sacerdotem Achobor, Saphan scribam, Asaiam et Ahicam ad consulendum Dominum super regem ipsum et super omnem populum propter librum Deuteronomii quem repererat Helcias.

4 Reg. 22-12 Præcepit Helciæ sacerdoti et Ahicam
-14 Ierunt itaq. Helcias sacerdos et Ahicam
25-22 Præfecit Godoliam filium Ahicam
2 Par. 34-20 Præcepit Helciæ et Ahicam filio Saphan
Jerem. 26-24 Manus Ahicam filii Saphan fuit cum Jer...
39-14 Tradiderunt eum Godoliæ filio Ahicam
40- 5 Habita apud Godoliam filium Ahicam
- 7 Præfecisset... Godol. fil. Ahicam terræ
- 9 Et juravit eis Godolias filius Ahicam
-11 Præposuisset super eos God. fil. Ahicam
-14 Non credidit eis Godolias filius Ahicam
-16 Ait Godolias filius Ahicam ad Johanan

Jerem. 41- 1 Ad Godoliam filium Ahicam in Masphath
- 2 Percusserunt Godoliam filium Ahicam
- 6 Venite ad Godoliam filium Ahicam
-10 Quos commend... Godoliæ filio Ahicam
-16 Postq. percussit Godoliam filium Ahicam
-18 Quia percusserat God. filium Ahicam
43- 6 Cum Godolia filio Ahicam filii Saphan

AHIEZER.

Anno mundi 2545, ante J.-Ch. 1509, secundo autem post filiorum Israel egressionem ex servitute Ægypti; cum Moyses recenseri et numerari jussisset populum, tribus Dan inventa est sexaginta duorum millia virorum pugnatorum, quorum fuit princeps Ahiezer Ammisaddai; et cum offerrent munera in tabernaculo principes tribuum, obtulit Ahiezer acetabulum argenteum appendens triginta siclos, etc. etc.

Num. 1-12 De Dan, Ahiezer filius Ammisaddaï
2-25 Quorum princeps fuit Ahiezer
7-66 Die decimo... Ahiezer filius Ammisaddaï
-71 Hæc fuit oblatio Ahiezer filii Ammissaddaï
10-25 In quorum exercitu fuit princeps Ahiezer
1 Par. 12- 2 Princeps Ahiezer, et Joas filii Samaa

AHILUD.

Pater Josaphat et Bana. Scriba fuit regis David.

2 Reg. 8-16 Porro Josaphat filius Ahilud erat, a commentariis
20-24 Josaphat filius Ahilud, a commentariis
3 Reg. 4- 3 Josaphat filius Ahilud, a commentariis
-12 Bana filius Ahilud regebat Thanac
1 Par. 18-15 Et Josaphat filius Ahilud, a commentariis

AHIMAM.

Unus e janitoribus templi post reditum a captivitate Babylonis.

1 Par. 9-17 Janitores... et Telmon et Ahimam

AHIMAN.

Anno mundi 2545, ante J.-Ch. 1509. Unus e filiis Enac quos delevit Caleb post captam Hebron.

Josue. 15-14 Sesaï, et Ahiman et Tholmaï de stirpe Enac
Judic. 1-10 Percussit Sesaï et Ahiman et Tholmaï

AHIMELECH. *Vide* ABIATHAR *et* ACHIMELECH.

1 Par. 18-16 Et filius Abiathar, sacerdotes
24- 3 Et Ahimelech de filiis Itamar
- 6 Coram...et Ahimelech filio Abiathar
-31 Coram David rege et Sadoc et Ahimelech

AHIN.

Filius Semida, de tribu Manasse.

1 Par. 7-19 Erant autem filii Semida, Ahin, etc...

AHINADAB.

Filius Addo quem præfecit Salomon super Mahanaim trans Jordanem.

3 Reg. 4-14 Ahinadab filius Addo præerat in Mahanaïm

AHIO I.

Anno mundi 2990, ante J.-Ch. 1064. Filius Abinadab et frater Ozæ. Cum præcepisset David arcam Domini adduci in Jerusalem de domo Abinadad, qui erat in Gabaa, Ahio et frater suus Oza minabant plaustrum. Bovibus autem calcitrantibus et declinantibus arcam, Oza extendit manum et tenuit arcam titubantem; quam ob causam iratus Dominus percussit eum morte.

2 Reg. 6- 3 Oza autem et Ahio filii Abinadab minabant plaustrum novum
- 4 Custodiens arcam Dei Ahio præcedebat

AHIO II.

Filius Abigabaon et Maacha, de tribu Benjamin.

1 Par. 8-31 Gedor quoque, et Ahio, et Zachar,
9-37 Gedor quoque, et Ahio, et Zacharias,

AHIO III.

Filius primogenitus Baria, de tribu Benjamin.

1 Par. 8-14 Et Ahio, et Sesac, et Jerimoth.

AHION *et* AIOE.

Urbs de tribu Nephthali.

3 Reg. 15-20 Et percusserunt Ahion et Don et Abldе
4 Reg. 15-29 Cepit Aion et Abel domum, Maacha, etc.
2 Par. 16- 4 Percusserunt Ahion et Dan et Abelmaïm

AHIRA.

Anno mundi 2545, ante J.-Ch. 1509. Filius Enan, de tribu Nephthali; post Hebræorum egressionem ex Ægypto, cum numerarentur et offerrent munera ante tabernaculum Domini omnes tribus Israel, inventi sunt viri bellatores de familia Nephthali sub potestate Ahira quinquaginta tria millia quadraginti et in oblatione munerum, obtulit Ahira acetabulum argenteum, etc., etc.

Num. 1-15 De Nephthali, Ahira filius Enan
2-29 Princeps fuit Ahira filius Enan
7-78 Die duodecimo... Ahira filius Enan
-83 Hæc fuit oblatio Ahira filii Enan
10-27 Princeps fuit Ahira filius Enan

AHIRAM.

Princeps cognationis in tribu Benjamin.

Num. 26-38 Ahiram, a quo familia Ahiramitarum

AHIRAMITÆ.

Num. 26-38 Ahiram, a quo familia Ahiramitarum

AHISAHAR.

Filius Balan, de tribu Benjamin.

1 Par. 7-10 Filii Jadihel... Tharsis et Ahisahar

AHISAR, *Præpositus domus Salomonis.*

3 Reg. 4- 6 Et Ahisar præpositus domus

AHIUD I.

Filius Salomi, de tribu Aser. Fuit Ahiud unus ex his quem jussu Dei Moyses elegit ut dividerent filiis Israel terram Chanaan, una cum Eleazaro filio Aaron et cum Josue.

Num. 34-27 De tribu Aser, Ahiud filius Salomi

AHIUD II.

Filius Naaman et frater Drosa, de tribu Benjamin.

1 Par. 8- 7 Naaman... et genuit Oza et Ahiud.

AHOBBAM.

Filius Abisar et Abihaïl.

1 Par. 2-29 Quæ peperit ei Ahobbam et Molid.

AHOD I.

Anno mundi 2329, ante J.-Ch. 1725. Filius tertius Simeon, filii Jacob. Ingressus est in Ægyptum, cum Joseph accersivit ad se patrem suum omnesque filios Jacob.

Gen. 46-10 Filii Simeon :... et Ahod et Joachin, etc.
Exod. 6-15 Filii Simeon : Jamuël et Jamin et Ahod

AHOD II, *de filiis Benjamin.*

1 Par. 8- 6 Hi sunt filii Ahod, principes

AHOE.

Filius sextus Bale, filii Benjamin.

2 Par. 8- 4 Abisuë quoque et Naaman et Ahoë

AHOHITES.

2 Reg. 23- 9 Eleazar filius patrui ejus Ahohites inter
-28 Selmon Ahohites, Maharai, Netophalites
1 Par. 11-12 Eleazar... Ahohites. . inter potentes
-29 Sobbochaï Husathites, Ilaï Ahohites
27- 4 Habebat turmam Dudia Ahohites.

AHUMAI.

Filius Johath, de tribu Juda.

1 Par. 4- 2 De quo nati sunt Ahumai et Laad

AILA. *Vide Ailath.*

4 Reg. 16- 6 Restituit Rasin, rex Syriæ, Ailam Syriæ, et ejecit Judæos de Aïla, et Idumæi venerunt in Aïlam et habitaverunt

AILATH.

Sita in extremis finibus Palæstinæ juncta meridianæ solitudini et mari Rubro in terra Edom: unde ex Ægypto in Indiam et inde ad Ægyptum navigatur. Olim quidem Ailath a veteribus dicebatur, nunc vero Aila appellatur. Sed et Ælamitarum quondam natio fuit, cui imperavit Chodorlahomor, cujus in Actibus quoque Apotolorum fit mentio : et in regnorum libris (2 Reg. 10-27), urbs quædam Palæstinæ Ælam scribitur.

3 Reg. 9-26 Juxta Aïlath in littore maris Rubri
2 Par. 8-17 Et in Aïlath ad oram maris Rubri
26- 2 Ipse ædificavit Aïlath et restituit eam

AIN.

In tribu Judæ vel Simeonis, urbs sacerdotibus separata. Sita est in secundo lapide a Terebintho, hoc est, a tabernaculo Abraham, quatuor millibus ab Hebron.

Josue. 19- 7 Ain et Remmon et Athar et Asan
21-16 Et Ain et Jeta et Bethsames cum suburb....

AIO, AIT.

Gen. 1-11 Et ait : Germinet terra herbam virentem
-26 Et ait : Faciamus hominem ad imaginem
-28 Benedixitq. illis Deus, et ait : Crescite
3-10 Qui ait : Vocem tuam audivi in paradiso
-22 Et ait : Ecce Adam quasi unus ex nobis
4- 9 Et ait Dominus ad Caïn : Ubi est Abel
8-21 Ait : Nequaquam ultra maledicam terræ
9-25 Ait : Maledictus Chanaan, servus serv.
14-19 Benedixit ei, et ait : Benedictus Abram
15- 5 Eduxitq. eum foras, et ait illi : Suspice
- 8 At ille ait : Domine Deus, unde scire
16- 6 Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est,
-11 Ecce, ait, concepisti, et paries filium :
17-19 Et ait Deus ad Abraham : Sara uxor tua pariet tibi filium
18-27 Abraham, ait : Quia semel cœpi, loquar
-28 Et ait : Non delebo, si invenero ibi quadraginta quinque (*justos*).
-29 Ait : Non percutiam propter quadraginta.
-31 Quia semel, ait, cœpi loquar ad Dominum ait : Non faciam, si invenero ibi triginta
19- 6 Egressus ad eos Lot... ait : Nolite, quæso,
20- 5 Et ipsa ait : Frater meus est?
-10 Ait : Quid vidisti, ut hoc faceres?
-15 Et ait : Terra coram vobis est,
21- 7 Rursumq. ait : Quis auditurum crederet
22- 2 Ait illi Tolle filium tuum unigenitum
24-17 Ait : Pauxillum aquæ mihi... præbe
-33 Qui ait : Non comedam, donec loquar
-45 Et aio ad eam : Da mihi paululum bibere
-56 Nolite, ait, me retinere... dimitte
-58 Quæ ait : Vadam.
25-22 Quæ ait : Si sic mihi futurum erat,
-30 Ait : Da mihi de coctione hac rufa,
-33 Ait Jacob : Jura ergo mihi.
26- 2 Ait : Ne descendas in Ægyptum,
- 9 Ait : Perspicuum est quod uxor tua sit :
27-13 In me sit, ait, ista maledictio, fili mi :
-24 Ait : Tu es filius meus Esaü ?
-27 Ait: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni,
-33 Ait : Quis igitur ille est qui dudum
-34 Ait : Benedic etiam et mihi, pater mi.
-35 Ait : Venit germanus tuus fraudulenter
-36 Numquid non reservasti, ait, et mihi benedictionem?
28-16 Ait : Vere Dominus est in loco isto,
29-18 Ait : Serviam tibi pro Rachel.. septem annis
-33 Ait : Quoniam audivit me Dominus
-35 Ait : Modo confitebor Domino.
30- 1 Ait marito suo : Da mi liberos,
-18 Et ait : Dedit Deus mercedem mihi,
-20 Et ait : Dotavit me Deus dote bona.
-27 Ait illi Laban : Inveniam gratiam
-31 At ille ait : Nihil volo :
31-12 Qui ait : Leva oculos tuos, et vide
-35 Ait : Ne irascatur dominus meus
-36 Tumensq. Jacob, cum jurgio ait : Quam ob culpam
32-27 Et ait ergo : Quod nomen est tibi ?
33- 5 Et ait (*Esaü*) : Quid sibi volunt isti ?
- 9 At ille ait : Habeo plurima, frater mi,
-12 Ait : Gradiamur simul, eroque socius
34-11 Sichem... ait : Inveniam gratiam
37- 9 Ait : Vidi per somnium, quasi solem
-14 Præsto sum, ait ei : Vade et vide
-35 Sed ait : Descendam ad filium meum lugens
38-18 Ait Judas : Quid tibi vis pro arrhabone
-23 Ait Judas : Habeat sibi, certe mendacii
-26 Qui agnitis muneribus, ait : Justior me est
39-14 Ait ad eos: En introduxit virum Hebræum,
-17 Ait : Ingressus est ad me servus Hebræus
40-16 Ait : Et ego vidi somnium,
41- 9 Ait : Confiteor peccatum meum
-15 Cui ille ait : Vidi somnia, nec est qui edisserat :
42- 9 Ait ad eos : Exploratores estis,
-14 Hoc est, ait, quod locutus sum : Exploratores estis.
-18 Eductis de carcere, ait : Facite quæ dixi
-22 Quibus unus Ruben, ait : Numquid non dixi vobis :
-33 Equi ait nobis : Sic probabo quod pacifici
43-29 Ait : Iste est frater vester parvulus,
-31 Continuit se, et ait : Ponite panes.
44-15 Quibus ille ait : Cur sic agere voluistis ?
-18 Confidenter ait : Oro, domine mi,
45-24 Proficiscentibus ait: Ne irascamini in via
-28 Et ait : Sufficit mihi si adhuc Joseph filius meus vivit
46- 3 Ait illi Deus : Ego sum fortissimus Deus
48- 3 Et ingresso ad se, ait : Deus omnipotens
- 4 Et ait : Ego te augebo et multiplicabo
-19 Qui renuens, ait : Scio, fili mi, scio :
-21 Ait ad Joseph filium suum : En ego morior

Gen. 49- 1 Ait eis : Congregamini, ut annuntiem
Exod. 1- 9 Et ait ad populum suum : Ecce, populus
-18 Ad se accersitis, rex ait : Quidnam est
2- 6 Ait : De infantibus Hebræorum est hic.
- 9 Accipe, ait, puerum istum, et nutri mihi
-14 Ait : Quomodo palam factum est verbum
3- 4 Et ait : Moyses, Moyses.
- 6 Et ait : Ego sum Deus patris tui,
- 7 Cui ait Dominus : Vidi afflictionem
-13 Ait Moyses ad Deum : Ecce ego vadam
-14 Ait : Sic dices filiis Israël : Qui est,
4- 1 Respondens Moyses, ait: Non credent mihi,
- 7 Retrahe, ait, manum tuam in sinum
-10 Ait Moyses : Obsecro, Domine, non sum
-14 Iratus Dominus in Moysen, ait : Aaron
-18 Cui ait Jethro : Vade in pace.
-25 Ait : Sponsus sanguinum tu mihi es.
5- 4 Ait ad eos rex Ægypti : Quare Moyses
-17 Qui ait : Vacatis otio, et idcirco dicitis : Eamus
-22 Ait :Domine, cur afflixisti populum istum?
6-30 Et ait Moyses coram Domino :
8-25 Ait eis : Ite et sacrificate Deo vestro
-26 Et ait Moyses : Non potest ita fieri :
-29 Et ait Moyses : Egressus a te, arabo
9-29 Ait Moyses : Cum egressus fuero de urbe,
10- 9 Ait Moyses : Cum parvulis nostris
-25 Ait Moyses : Hostias quoque et holocausta dabis nobis,
11- 4 Et ait : Hæc dicit Dominus : Media nocte egrediar in Ægyptum.
12-31 Pharao... ait : Surgite et egredimini
13- 3 Ait Moyses ad populum : Mementote diei
14-13 Ait Moyses ad populum : Nolite timere :
-26 Ait Dominus ad Moysen : Extende manum
16- 8 Et ait Moyses : Dabit vobis Dominus vespere carnes edere,
-15 Quibus ait Moyses : Iste est panis,
-23 Qui ait eis : Hoc est quod locutus est Dominus
17- 5 Ait Dominus ad Moysen : Antecede
18- 4 Deus enim, ait, patris mei adjutor meus,
-10 Et ait : Benedictus Dominus,
-14 Ait : Quid est hoc quod facis in plebe?
19- 3 Et ait : Hæc dices domui Jacob
- 9 Ait ei Dominus : Jam nunc veniam ad te
-15 Ait ad eos : Estote parati in diem tertium,
-24 Cui ait Dominus : Vade, descende
20-21 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere :
24- 8 Ait : Hic est sanguis fœderis quod pepigit
-14 Senioribus ait : Expectate hic, donec
32- 9 Ait Dominus ad Moysen : Cerno quod
-26 Ait : Si quis est Domini, jungatur mihi.
-27 Quibus ait : Hæc dicit Dominus Deus Israël
-29 Et ait Moyses : Consecrastis manus vestras
-31 Ait : Obsecro, peccavit populus iste
33-15 Et ait Moyses : Si non tu ipse præcedas
-18 Qui ait : Ostende mihi gloriam tuam.
-20 Ait : Non poteris videre faciem meam :
34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas
- 6 Quo transeunte coram eo, ait : Dominator
- 9 Ait : Si inveni gratiam in conspectu tuo
35- 4 Et ait Moyses ad omnem catervam
Levit. 9- 6 Ait Moyses : Iste est sermo,quem præcepit
10- 4 Ait ad eos : Ite et tollite fratres vestros
-16 Iratus contra Eleazar et Ithamar... ait :
Num. 3-40 Ait Dominus ad Moysen : Numera primog.
7- 4 Ait autem Dominus ad Moysen :
10-36 Cum a. deponeretur, aiebat : Revertere
11-11 Ait ad Dominum : Cur afflixisti servum
-21 Et ait Moyses : Sexcenta millia peditum
-28 Statim Josuë... electus e pluribus, ait :
12-11 Ait ad Moysen : Obsecro, Domine mi,
13-31 Caleb... ait : Ascendamus, et possideamus
14-13 Ait Moyses ad Domin. Ut audiant Ægyptii
-28 Dic ergo eis : Vivo ego, ait Dominus :
16-15 Iratusque Moyses valde, ait ad Dominum :
-20 Locutusque Dominus ad Moysen et Aaron, ait :
-23 Et ait Dominus ad Moysen :
-28 Et ait Moyses : In hoc scietis
22- 8 Venit Deus, et ait ad eum (*ad Balaam*)
-30 Ut ille ait : Nunquam.
-35 Ait Angelus : Vade cum istis, et cave
23- 5 Dominus... ait : Revertere ad Balac
-16 Ait : Revertere ad Balac, et hæc loqueris ei
-18 Assumpta parabola sua, ait : Sta Balac
-26 Et ille ait : Nonne dixi tibi
-27 Et ait Balac ad eum : Veni, et ducam te
24- 3 Assumpta parabola, ait : Dixit Balaam
-10 Balac... complosis manibus ait :
-15 Rursum ait : Dixit Balaam filius Beor
-20 Assumens parabolam, ait : Principium
-21 Assumpta parabola, ait : Robustum quidem
25- 4 Ait ad Moysen : Tolle cunctos principes

Num. 31-15 Ait : Cur fœminas reservastis?
32-20 Quibus Moyses ait : Si facitis quod promittitis,
34-16 Et ait Dominus ad Moysen :
35- 9 Ait Dominus ad Moysen :
36- 5 Domino præcipiente, ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est
Deut. 1-34 Dominus... iratus juravit, et ait :
-42 Ait mihi Dominus : Dic ad eos : Nolite
5- 5 Ait : (-6) Ego Dominus Deus tuus
-28 Quod cum audisset Dominus, ait ad me ;
9-13 Rursumque ait Dominus ad me : Cerno
18-17 Ait Dominus mihi : Bene omnia sunt locuti
31-14 Ait Dominus ad Moysen : Ecce prope sunt..
-23 Ait : Confortare et esto robustus :
32-20 Et ait : Abscondam faciem meam ab eis,
33- 2 Et ait : Dominus de Sinaï venit
- 8 Levi quoque ait : Perfectio tua,
-12 Et Benjamin ait : Amantissimus Domini habitabit
-13 Joseph quoque ait : De benedictione
-22 Dan quoque ait : Dan catulus leonis,
-24 Aser quoque ait : Benedictus in filiis Aser,
Josue. 1-12 Et dimidiæ tribui Manasse, ait :
2- 4 Mulier... ait : Fateor, venerunt ad me
- 8 Et ecce mulier ascendit ad eos, et ait :
3- 6 Et ait ad sacerdotes : Tollite arcam
4- 5 Ait ad eos : Ite ante arcam Domini
5- 2 Ait Dominus ad Josue : Fac tibi cultros
-13 Ait : noster es, an adversariorum?
-15 Et adorans ait : Quid Dominus meus
6- 7 Ad populum quoq. ait : Ite et circuite
7-19 Ait Josuë ad Achan : Fili mi, da gloriam
9- 8 Quibus Josuë ait : Quinam estis vos?
10-18 Qui præcepit sociis et ait : Volvite saxa
-25 Rursum ait ad eos : Nolite timere,
17-15 Ad quos Josuë ait : Si populus multus es,
18- 3 Ad quos Josuë ait : Usquequo marcetis
24-16 Responditq. populus et ait : Absit a nobis
-23 Nunc ergo, ait, auferte deos alienos
Judic. 1- 3 Et ait Judas Simeoni fratri suo :
2- 1 Et ait : Eduxi vos de Ægypto
-20 Ait : Quia irritum fecit gens ista pactum
6-12 Apparuit ei Angelus Domini et ait : Dominus tecum,
-14 Respexitq. ad eum Dominus ait : Vade
-15 Qui respondens ait : Obsecro, mi Domine
-22 Gedeon... ait : Heu! mi Domine Deus
7- 7 Et ait Dominus ad Gedeon :
-15 Reversus est ad castra Israël, et ait : Surgite
8- 7 Quibus ille ait : Cum ergo tradiderit
-23 Quibus ille ait : Non dominabor vestri
9-37 Rursumq. Gaal ait : Ecce populus de
-54 Ait ad eum : Evagina gladium tuum
11-35 Ait : Heu me, filia mea, decepisti me
13- 8 Oravit itaque Manuë Dominum et ait :
14-18 Qui ait ad eos : Si non arassetis in vitula
15- 7 Quibus ait Samson : Licet hæc feceritis,
-11 Ait : Sicut fecerunt mihi, sic feci eis.
-12 Quibus Samson : Jurate, ait, et spondete
-16 Et ait in maxilla asini...: Delevi eos
-18 Clamavit ad Dominum et ait : Tu dedisti
16-28 Invocato Domino ait : Domine Deus,
-30 Ait : Moriatur anima mea cum Phil..
19-23 Egressusque est ad eos senex, et ait :
20-28 Quibus ait Dominus : Ascendite,
Ruth. 1-20 Quibus ait : Ne vocetis me Noëmi
2- 8 Et ait Booz ad Ruth : Audi, filia
-13 Quæ ait : Inveni gratiam apud oculos
-20 Rursumq. ait : Propinquus noster est homo.
3- 9 Et ait illi : Quæ es?
-17 Et ait : Ecce sex modios hordei dedit mihi et ait : Nolo vacuam te reverti ad socrum
1 *Reg.* 1-17 Tunc Heli ait ei : Vade in pace :
-23 Et ait ei Elcana vir suus
-26 Et ait Anna : Obsecro, mi Domine
-28 Et oravit Anna et ait :
2-16 Qui respondens aiebat ei : Nequaquam
-27 Venit a. vir Dei ad Heli, et ait ad eum :
-30 Propterea ait Dominus Deus Israël :
3- 4 Qui respondens, ait : Ecce ego.
- 9 Et ait : Ecce ego, quia vocasti me.
Et ait ad Samuëlem : Vade, et dormi
-10 Et ait Samuël : Loquere, Domine
-16 Qui respondens, ait : Præsto sum.
4-19 Cui ille ait : Quid actum est, fili mi?
-22 Et ait : Translata est gloria ab Israël,
7- 3 Ait a. Samuël ad univ. dom. Israel,
8-11 Et ait : Hoc erit jus regis,
-22 Et ait Samuël ad viros Israël :
9- 6 Qui ait ei : Ecce vir Dei est in civitate
- 8 Rursum puer respondit Saüli, et ait :
-18 Ait : Indica, oro, mihi, ubi est domus Videntis.
-21 Respondens autem Saül, ait :

1 *Reg.* 10- 1 Ait : Ecce unxit te Dominus
-16 Ait Saül ad patruum suum : Indicavit
-18 Et ait ad filios Israël : Hæc dicit Dom.
-24 Et ait Samuël ad omnem populum
Clamavit omnis pop. et ait : Vivat Rex
11- 5 Ait : Quid habet populus quod plorat?
-12 Et ait : Populus ad Samuëlem : Quis est
-13 Et ait Saül : Non occidetur quisquam
12- 6 Et ait Samuël ad populum :
13- 9 Ait ergo Saül : Afferte mihi holocaustum
14- 8 Et ait Jonathas : Ecce nos transimus
-13 Et ait Jonathas ad armigerum suum
-17 Et ait Saül populo, qui erat cum eo :
-18 Et ait Saül ad Achiam : Applica arcam Dei
-19 Et ait Saül ad sacerdotem : Contrahe manum tuam
-28 Ait : Jurejurando constrinxit pater tuus
-33 Qui ait : Prævaricati estis :
-36 Ait sacerdos : Accedamus huc ad Deum
-40 Et ait ad universum Israël :
-42 Et ait Saül : Mittite sortem inter me
-43 Ait : Gustans gustavi in summitate virgæ
-44 Et ait Saül : Hæc faciat mihi Deus
15-15 Et ait Saül : de Amalec adduxerunt ea :
-16 Ait autem Samuël ad Saül : Sine me,
-17 Ait Samuel : Nonne cum parvulus esses
-18 Et misit te Dominus in viam et ait :
-20 Ait Saül ad Samuëlem : Imo audivi
-22 Et ait Samuël : Numquid vult Dominus
-26 Ait Samuël ad Saül : Non revertar tecum
-28 Et ait ad eum Samuël : Scidit Dominus
-30 Ut ille ait : Peccavi :
-33 Et ait Samuël : Sicut fecit absque liberis mulieres gladius tuus,
16- 2 Et ait Samuël : Quomodo vadam?
Et ait Dominus : Vitulum de armento tolles
- 5 Et ait : Pacificus :
- 6 Ait : Num coram Domino est Christus ejus?
- 9 De quo ait : Etiam nunc non elegit Dominus.
-10 Et ait Samuël ad Isaï : Non elegit Dominus ex istis.
-11 Et ait Samuël ad Isaï : Mitte et adduc eum :
-12 Ait Dominus : Surge, unge eum, ipse est enim.
-17 Et ait Saül ad servos suos
-18 Ait : Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem
17-10 Et aiebat Philisthæus : Ego exprobravi
-26 Et ait David ad viros qui stabant secum
-28 Eliab... ait : Quare venisti,
-33 Et ait Saül ad David : Non vales
-37 Et ait David : Dominus qui eripuit me
-55 Saül... ait ad Abner principem militiæ
-56 Et ait rex : Interroga tu,
-58 Et ait ad eum Saül : De qua progenie
18-18 Ait autem David ad Saül : Quis ego sum
-23 Et ait David : Num parum videtur
20- 3 Et ille ait : Scit profecto pater tuus
- 4 Et ait Jonathas ad David :
- 9 Et ait Jonathas : Absit hoc a te :
-11 Et ait Jonathas ad David : Veni
-12 Ait Jonathas ad David : Domine Deus
-29 Et ait : Dimitte me,
-32 Ait : Quare morietur? Quid fecit?
-36 Et ait ad puerum suum : Vade,
-37 Ait : Ecce ibi est sagitta porro ultra te
21- 2 Ait David ad Achimelech sacerdotem
- 4 Ait illi : Non habeo laïcos panes
- 9 Et ait David : non est huic alter similis
14 Et Achis ad servos suos :
22- 7 Ait ad servos suos qui assistebant ei :
-12 Ait Saül ad Achimelech : Audi fili Achitob
-14 Respondensq. Achimelech regi, ait :
-17 Ait rex emissariis qui circums tabant
-18 Et ait rex ad Doëg : Convertere tu,
-22 Et ait David ad Abiathar :
23- 2 Et ait Dominus ad David : Vade
- 7 Et ait Saül : Tradidit eum Deus
-10 Et ait David : Domine Deus Israël
-11 Et ait Dominus : Descendet.
25-10 Nabal... ait : Quis est David?
-13 Tunc ait David pueris suis : Accingatur
-21 Et ait David : Vere frustra servavi omnia
-32 Ait David ad Abigaïl : Benedictus Dominus
-39 Ait : Benedictus Dominus, qui judicavit
-41 Ait : Ecce famula tua sit in ancillam
26- 6 Ait David ad Achimelech Hethæum
-14 Respondens Abner, ait, Qui es tu,
-15 Et ait David ad Abner : Numquid non vir tu es?
-17 Et ait David : Vox mea, Domine mi rex.
-18 Et ait : Quam ob causam Dominus meus
-21 Et ait Saul : Peccavi, revertere, fili mi
-22 Resp. David ait : Ecce hasta regis :
-25 Ait ergo Saül ad David : Benedictus tu

1 *Reg.* 27- 1 Et ait David in corde suo : Aliquando
28- 2 Et ait Achis ad David : Et ego custodem....
- 8 Ait illi : Divina mihi in pythone
- 9 Et ait mulier ad eum : Ecce, tu nosti
-11 Qui ait : Samuelem mihi suscita
-13 Et ait mulier ad Saul : Deos vidi
-14 Quæ ait : Vir senex ascendit
-15 Et ait Saül : Coarctor nimis :
-16 Et ait Samuel : Quid interrogas me
-23 Qui renuit, et ait : Non comedam
29- 3 Et ait Achis ad principes Philisthiim :
- 6 Vocavit ergo Achis David, et ait ei :
30- 7 Et ait ad Abiathar.. Applica ad me Ephod.
-13 Qui ait : Puer Ægyptius ego sum
-15 Qui ait : Jura mihi per Deum,
2 *Reg.* 1- 3 Qui ait ad eum : De castris Israël fugi.
- 4 Qui ait : Fugit populus ex prælio,
- 6 Et ait adolescens, qui nuntiabat ei :
- 8 Et aio ad eum : Amalecites ego sum
-14 Et ait ad eum David : Quare non timuisti
-15 David... ait : Accedens irrue in eum
-16 Et ait ad eum David : Sanguis tuus super caput tuum
-18 Et ait : Considere Israël,
- 1 Et ait Dominus ad eum : Ascende
-20 Abner... ait : Tu-ne es Asaël ?
-26 Et ait : Num usque ad internecionem
-27 Ait Joab : Vivit Dominus, si locutus fuisses,
3- 8 Ait : Numquid caput canis ego sum
-13 Qui ait : Optime ego faciam tecum amicitias,
-24 Et ait : Quid fecisti ? Ecce venit Abner
-28 Ait : Mundus ego sum,
-33 Plangensq. rex et lugens Abner, ait :
6-20 Egressa Michol... ait : Quam gloriosus fuit hodie rex Israël.
9- 3 Et ait rex : Numquid superest aliquis
- 4 Ecce, ait, in domo est Machir
- 7 Et ait ei David : Ne timeas,
10-11 Et ait Job : Si prævaluerint
11- 5 Mittensq. nuntiavit David et ait : Concepi.
-10 Et ait David ad Uriam :
-11 Et ait Urias ad David : Arca Dei...
-12 Ait ergo David ad Uriam : Mane hic
12-22 Qui ait : Propter infantem jejunavi
13- 6 Ait Amnon ad regem : Veniat Thamar
-11 Et ait : Veni, cuba mecum, soror mea.
-24 Ait ad eum : Ecce tondentur oves
-26 Et ait Absalom : Si non vis venire
14- 5 Et ait ad eam rex : Quid causæ habes ?
- 8 Et ait rex ad mulierem : Vade in domum
-10 Et ait rex : Qui contradixerit tibi
-11 Quæ ait : Recordetur rex Domini Dei
Qui ait : Vivit Dominus, quia non cadet
-19 Et ait rex : Numquid manus Joab
Respondit mulier, et ait : Per salutem
-21 Et ait rex ad Joab : Ecce placatus feci
15- 2 De qua civitate es tu ? qui resp. aiebat :
-14 Et ait David servis suis... Surgite,
-22 Et ait David Ethaï : Veni, et transi.
16- 3 Et ait rex : Ubi est filius Domini tui ?
- 4 Et ait rex Sibæ : Tua sint omnia
-10 Et ait rex : Quid mihi et vobis est
-11 Et ait rex Abisaï, et universis servis
-21 Et ait Achitophel ad Absalom.
17- 5 Ait autem Absalom : Vocate Chusaï
- 6 Ait Absalom ad eum
-15 Et ait Chusaï et Sadoc Abiathar sacerd.
18- 4 Ad quos rex ait : Quod vobis videtur
-11 Et ait Joab viro, qui nuntiaverat ei :
-14 Et ait Joab : Non sicut tu vis,
-19 Achimaas... ait : Curram et nuntiabo
-21 Et ait Joab Chusi : Vade, et nuntia
-23 Et ait : Curre.
-26 Ait : Apparet mihi alter homo currens
-27 Contemplor, ait, cursum prioris,
Et ait rex : Vir bonus est :
-28 Pronus in terram, ait : Benedictus Dom.
-29 Et ait rex : Est-ne pax puero Absalom
-30 An quem rex : Transi, ait, et sta hic.
-31 Chusi... ait : Bonum apporto nuntium.
19-22 Et ait David : Quid mihi et vobis
-23 Et ait rex Semei : Non morieris.
-26 Et respondens ait : Domine mi rex
-29 Ait ergo ei rex : Quid ultra loqueris ?
-34 Et ait Berzellaï ad regem :
-43 Ait : Decem partibus major ego sum
20- 1 Ait : Non est nobis pars in David,
- 6 Ait autem David ad Abisaï :
-17 Ait illi : Tu es Joab ?
-20 Joab, ait : Absit, absit hoc a me,
-21 Ait mulier ad Joab : Ecce caput ejus
21- 4 Ad quos rex ait : Quid ergo vultis
- 6 Et ait rex : Ego dabo.

2 *Reg.* 22- 2 Et ait : Dominus petra mea,
23-15 Ait : O, si quis mihi daret potum aquæ,
24-16 Ait Angelo percutienti populum : Sufficit :
-21 Ait : Quid causæ est ut veniat Dominus
Cui David ait : Ut emam a te aream
-22 Et ait Areüna ad David : Accipiat,
-24 Cui respondens rex, ait : Nequaquam ut vis,
3 *Reg.* 1-17 Quæ respondens, ait : Domine mi,
-29 Juravit rex et ait : Vivit Dominus,
-41 Joab... ait : Quid sibi vult clamor
2-14 Quit ait : Loquere.
-17 Et ille ait : Precor ut dicas Salomoni
-18 Et ait Bethsabee : Bene, ego loquar
-21 Quæ ait : Detur Abisag... Adoniæ
3- 6 Et ait Salomon : Tu fecisti cum servo
-17 Quarum una ait : Obsecro, mi domine.
-23 Tunc ait rex : Hæc dicit...
-27 Ait : Date huic infantem vivum,
5- 7 Hiram... lætatus est valde, et ait :
8-12 Tunc ait Salomon : Dominus dixit
-15 Et ait Salomon : Benedictus Dominus
-18 Et ait Dominus ad David patrem meum :
-23 Et ait : Domine Deus Israel
9-13 Et ait : Hæccine sunt civitates,
11-31 Et ait ad Jeroboam : Tolle tibi decem
12- 5 Qui ait eis : Ite usque ad tertium diem
- 6 Ait : Quod datis mihi consilium ?
13- 2 Et ait : Altare, altare, hæc dicit Dominus :
- 6 Et ait rex ad virum Dei : Deprecare
-13 Et ait filiis suis : Sternite mihi asinum
-14 Ait illi:Tu-ne es vir Dei qui venisti de Juda?
-16 Qui ait : Non possum reverti,
-18 Qui ait illi : Et ego propheta sum
-26 Ait : Vir Dei est, qui inobediens fuit
14- 6 Ahias... ait : Ingredere, uxor Jeroboam
17-13 Ad quam Elias ait : Noli timere
-19 Et ait ad eam Elias : Da mihi filium tuum.
-21 Clamavit ad Dominum, et ait : Domine
-23 Et ait illi : En vivit filius tuus.
18- 7 Et ait : Num tu es, Domine mi, Elias ?
-17 Ait : Tu-ne es ille, qui conturbas Israël ?
-18 Et ille ait : Non ego turbavi Israël,
-21 Elias... ait : Usquequo claudicatis
-22 Et ait rursus Elias ad populum :
-24 Omnis populus ait : Optima propositio.
-34 Et ait : Implete quatuor hydrias aqua
Ait : Etiam tertio idipsum facite.
-36 Accedens Elias propheta, ait :
-39 Populus... ait : Dominus ipse est Deus,
-41 Et ait Elias ad Achab : Ascende, comede,
-43 Ait : Non est quidquam.
Et rursum ait illi:Revertere septem vicibus.
-44 Qui ait : Ascende et dic Achab :
19- 4 Ait : Sufficit mihi, Domine, tolle animam
-11 Et ait ei : Egredere, et sta in monte
-15 Et ait Dominus ad eum : Vade
-20 Et ait : Osculer, oro, patrem meum,
-20 Ait : Hæc dicit Benadad : Argentum
20- 7 Rex Israël... ait : Animadvertite et videte,
-10 Qui remisit, et ait : Hæc faciant mihi dii,
-11 Ait : Dicite ei : Ne glorietur accinctus
-12 Ait servis suis : circumdate civitatem.
-13 Propheta... accedens ad Achab... ait ei :
-14 Et ait Achab : Per quem ?
Et ait : Quis incipiet præliari ?
-18 Et ille ait : Sive pro pace veniunt,
-32 Et ille ait : Si adhuc vivit, frater meus est.
-36 Cui ait : Quia noluisti audire vocem
-39 Ait : Servus tuus egressus est ad præl.
Ait : Custodi virum istum.
-40 Et ait rex Israël ad eum ;
-42 Qui ait ad eum : Hæc dicit Dominus :
21- 6 At ille ait : Non dabo tibi vineam meam.
-20 Et ait Achab ad Eliam :
22- 4 Et ait ad Josaphat : Venies-ne mecum
- 6 Ait ad eos : Ire debeo in Ramoth
- 8 Et ait rex Israël ad Josaphat :
Cui Josaphat ait : Ne loquaris ita, rex
-11 Et ait : Hæc dicit Dominus :
-14 Cui Michæas ait : Vivit Dominus
-15 Ait illi rex : Michæa, ire debemus
-17 Et ille ait : Vidi cunctum Israël disp.
Et ait Dominus : Non habent isti dom.
-19 Ait : Propterea audi sermonem Domini
-20 Et ait Dominus : Quis decipiet Achab
-21 Ait : Ego decipiam illum.
-22 Et ille ait : Egrediar, et ero spiritus
-25 Et ait Michæas : Visurus es in die
-26 Et ait rex Israël : Tollite Michæam
-28 Et ait : Audite populi omnes
-50 Tunc ait Ochosias filius Achab
4 *Reg.* 1- 8 Qui ait : Elias Thesbites est.
- 9 Ait : Homo Dei, rex præcepit
-12 Respondens Elias ait : Si homo Dei
2- 2 Cui ait Eliseus : Vivit Dominus

4 *Reg.* 1- 4 Et ille ait : Vivit Dominus
- 5 Et ait : Et ego novi : Silete
- 6 Qui ait : vivit Dominus, et vivit anima tua.
-20 At ille ait : afferte mihi vas novum,
-21 Misit in illum Aal, et ait :
3-11 Et ait Josaphat : Est-ne hic propheta
-12 Et ait Josaphat : Est apud eum sermo
-13 Et ait illi rex Israël :
-15 Facta est super eum manus Domini et ait :
4- 3 Cui ait : Vade, pete mutuo
-14 Et ait : Quid ergo vult ut faciam ei ?
-19 Ait patri suo : Caput meum doleo,
-22 Vocavit virum suum, et ait :
-23 Qui ait illi : Quam ob causam vadis
-25 Ait ad Giezi puerum s. : Ecce Sunamitis
-27 Et ait homo Dei : Dimitte illam
-29 Et ille ait Giezi : Accinge lumbos
-30 Porro mater pueri ait : Vivit Dominus
-36 Qui ait : Tolle filium tuum.
-41 Misit in ollam, et ait : Infunde turbæ
5- 3 Quæ ait ad dominam suam :
- 7 Scidit vestimenta sua, et ait :
-15 Ait : Vere scio quod non sit alius Deus
-22 Et ille ait : Recte :
-26 At ille ait : Nonne cor meum
6- 3 Et ait unus ex illis : Veni ego
- 5 Ait : Heu, heu, heu, Domine mi
- 7 Et ait : Tolle.
-11 Ait : Quare non indicastis mihi quis proditor mei sit apud regem Israël ?
-17 Ait : Domine, aperi oculos hujus, ut videat.
-22 At ille ait : Non percuties :
-27 Qui ait : Non te salvat Dominus
-31 Et ait rex : Hæc faciat mihi Deus,
-33 Et ait : Ecce, tantum malum a Dom.
7- 2 Respondens unus de ducibus... ait :
Qui ait : Videbis oculis tuis,
-12 Qui surrexit nocte, et ait ad servos
-18 Quando ait : Duo modii hordei statere uno erunt,
8- 8 Et ait rex ad Hazaël : Tolle tecum munera
- 9 Cumque stetisset coram eo ait :
-12 Cui Hazaël ait : Quare Dominus meus flet ?
-13 Et ait Eliseus : Ostendit mihi Dominus
-14 Qui ait ei : Quid dixit tibi Eliseus ?
9- 1 Et ait illi : Accinge lumbos tuos
- 5 Ait : Verbum mihi ad te, o princeps.
- 6 At ille fudit oleum super caput ej. et ait :
-11 Qui ait eis : Nostis hominem,
-12 Qui ait eis : Hæc et hæc locutus est mihi,
Et ait : Hæc dicit Dominus : Unxi te
-17 Et ait : Video ego globum.
-18 Et ait : Hæc dicit rex :
-19 Ait : Hæc dicit rex : Numquid pax est ?
Et ait Jehu : Quid tibi et paci ?
-21 Et ait Joram : Junge currum.
-27 Jehu, et ait : Etiam hunc percutite
-31 Ait : Numquid pax potest esse Zambri
-32 Jehu... ait : Quæ est ista ?
-34 Ait : Ite et videte maledictam illam
-36 Et ait Jehu : Sermo Domini est,
10-14 Qui ait : Comprehendite eos vivos
-15 Et ait ad eum : Numquid est cor tuum
Et ait Jonadab : Est.
-23 Jehu... ait cultoribus Baal :
11-15 Ait eis : Educite eum extra septa templi
13-15 Et ait illi Eliseus : Affer arcum
-17 Et ait : Aperi fenestram orientalem
Et ait Eliseus : Sagitta salutis Dom.
-18 Et ait : Tolle sagittas
-19 Ait : Si percussisses quinquies, aut sexies
18-28 Et ait : Audite verba regis magni
20- 9 Cui ait Isaias : Hoc erit signum
-10 Et ait Ezechias : Facile est umbram crescere decem lineis :
-14 Cui ait Ezechias : De terra longinqua
-15 Ait Ezechias : Omnia quæcumque sunt
-17 Non remanebit quidquam, ait Dominus.
22- 9 Et ait : Conflaverunt servi tui pecuniam,
-19 Flevisti... et ego audivi, ait Dominus :
23-17 Et ait : Quis est titulus ille, quem video ?
-18 Et ait : Dimitte eum, nemo commoveat ossa ejus.
1 *Par.* 12-17 Et ait : Si pacifice venistis ad me
-18 Et ait : Tui sumus, o David.
13- 2 Et ait ad omnem cœtum Israël :
17- 2 Et ait Nathan ad David :
28- 2 Ait : Audite me, fratres mei,
29-10 Et benedixit Domino... et ait :
2 *Par.* 6- 1 Tunc Salomon ait : Dominus pollicitus
- 3 Et convertit rex faciem suam... et ait :
-14 Ait : Domine Deus Israël,
7-12 Dominus... ait : Audivi orationem
10- 5 Qui ait : Post tres dies revertimini ad me
13- 4 Ait : Audi Jeroboam, et omnis Israël

2Par. 18- 7 Et ait rex Israël ad Josaphat : Est vir
-10 Fecit sibi cornua ferrea , et ait :
-12 Nuntius autem... ait illi :
-14 Cui rex ait : Michæa, ire debemus
-16 At ille ait : Vidi universum Israël
-17 Et ait rex Israël ad Josaphat :
-18 Idcirco , ait , audite verbum Domini
-20 Spiritus... ait : Ego decipiam eum.
-23 Et ait : Per quam viam transivit Spiritus
-27 Et ait : Audite omnes populi.
-33 At ille aurigæ suo ait : Converte manum
19- 2 Ait ad eum : Impio præbes auxilium ,
- 6 Videte , ait , quid faciatis ;
20- 3 Ait : Domine Deus patrum nostrorum
-15 Et ait : Attendite omnis Juda ,
23-13 Scidit vestimenta sua et ait : Insidiæ, insidiæ
24-22 Qui cum moreretur, ait : Videat Dominus ,
25- 7 Venit a. homo Dei ad illum , et ait :
34-15 Et ait ad Saphan scribam :
35-21 At ille , missis ad eum nuntiis, ait :
2Esdr. 2- 4 Et ait mihi rex : Pro qua re postulas ?
-18 Et aio : Surgamus, et ædificemus.
4-14 Et aio ad optimates... Nolite timere
Tobiæ. 5- 9 Cui Tobias ait : Sustine me, obsecro
-12 Et ait Tobias : Quale gaudium mihi erit,
-13 Cui ait juvenis : Forti animo esto
-21 Tobias ait : Bene ambuletis, et sit Deus
6-11 Angelus ait : Est hic Raguel nomine ,
7- 3 Cum hæc dixisset , ait : Unde estis juv..
10- 9 Cui Tobias ait : Ego novi quia pater
Judith. 5- 5 Achior dux... ait : Si digneris audire
12- 3 Cui Holofernes ait : Si defecerint tibi ista
13- 9 Ait : Confirma me Domine Deus in hac hora
Esth. 5-12 Et post hæc ait : Regina quoque Esther
6- 3 Quod cum audisset rex , ait : Quid pro, etc.
- 6 Ait illi : Quid debet fieri viro ,
7- 5 Rex Assuerus ait : Quis est iste ,
- 8 Et ait : Etiam reginam vult opprimere
8- 5 Et ait : Si placet regi , et si inveni gratiam
15-15 Osculatus est eam et ait : Cur mihi non loqueris ?
Job. 1- 7 Ait : Circuivi terram , et perambulavi eam.
- 9 Cui resp. Satan, ait : Numquid Job..
2- 2 Qui respondens ait : Circuivi terram
- 4 Cui resp. Satan , ait : Pelle pro pelle,
-10 Qui ait ad illam : Quasi una de stultis
9- 1 Et respondens Job , ait :
23- 1 Respondens autem Job, ait :
Isai. 1-24 Propter hoc ait Dominus Deus
8-11 Hæc enim ait Dominus ad me :
19- 4 Ait Dominus Deus exercituum.
23- 4 Ait enim mare, fortitudo maris,
56- 8 Ait Dominus Deus, qui congregat
66- 9 Si ego... sterilis ero, ait Dominus...?
Jerem. 1-15 Ego convocabo... ait Dominus :
-19 Tecum sum, ait Dominus, ut liberem te.
2- 9 Contendam vobiscum , ait Dominus,
3-10 Sed in mendacio, ait Dominus.
-12 Revertere aversatrix Isr. ait Dominus
-13 Vocem meam non audisti, ait Dominus
4- 1 Si reverteris , Israël , ait Dominus ,
5-15 Ecce ego adducam... ait Dominus :
-18 In diebus illis , ait Dominus , non faciam
-22 Me ergo non timebis , ait Dominus ,
8- 1 Ait Dominus : Ejicient ossa regum Juda
-13 Congregans congregabo eos , ait Dominus :
-17 Et mordebunt vos, ait Dominus
12-17 Evellam gentem illam... ait Dominus
13-14 Dispersam eos... ait Dominus
15- 9 In gladium dabo... ait Dominus.
16-11 Ait Dominus , et abierunt post deos alienos,
18- 6 Numquid sicut figulus... ait Dominus ?
19-12 Sic faciam loco huic , ait Dominus.
21- 7 Ait Dominus , Dabo Sedeciam regem
-10 Posui... Non in bonum , ait Dominus.
-13 Ecce ego ad te... ait Dominus
23- 2 Ecce ego visitabo super vos malitiam.... ait Dominus.
-11 In domo m. inveni malum e. ait Dominus.
-12 Afferam... mala... ait Dominus
-30 Ecce ego ad Prophetas, ait Dominus ,
-31 Ecce ego ad Prophetas, ait Dominus, qui assumunt linguas suas et aiunt : Dicit Dominus.
-32 Ecce ego ad Prophetas... ait Dominus
25- 9 Ecce ego mittam... ait Dominus ,
26-12 Et ait Jeremias ad omnes principes
-18 Michæas de Marasthi... ait ad omnem pop.
27- 8 In peste visitabo super gentem illam , ait Dominus.
-15 Quia non misi eos , ait Dominus ;
28- 4 Convertam ad locum istum , ait Dominus ;
- 6 Ait Jeremias proph. : Amen, sic faciat Dom.
-11 Ait Hananias in conspectu omnis populi,
29-11 Cogito super vos, ait Dominus , cogitationes

Jerem. 29-14 Et inveniar a vobis, ait Dominus :
-32 Quod ego faciam pop. meo , ait Dominus :
30- 3 Convertam conversionem... ait Dominus,
- 8 Et erit in die illa, ait Dominus exercit..
-10 Ait Dominus : Ne paveas, Israel
-11 Tecum ego sum , ait Dominus, ut salvem te
-21 Ut appropinquet mihi , ait Dominus ?
31-14 Bonis meis adimplebitur , ait Dominus.
-16 Quia est merces operi tuo , ait Dominus :
-17 Est spes novissimis tuis, ait Dominus
-20 Miserans miserebor ejus , ait Dominus.
-28 Ut ædificem et plantem , ait Dominus
32- 8 Ait ad me : Posside agrum meum
-44 Convertam captivitatem eorum , ait Dom.
33-13 Adhuc transibunt greges... ait Dominus.
34-17 Ego prædico vobis libertatem, ait Dominus
37-16 Et ait : In manus regis Babylonis traderis
39-17 Et liberabo te in die illa, ait Dominus
-18 In me habuisti fiduciam , ait Dominus.
40-16 Et ait Godolias filius Ahicam ,
44-26 Ecce ego juravi in nomine meo magno , ait Dominus :
-29 Et hoc vobis signum , ait Dominus ,
45- 5 Adducam malum super om. carn. ait Dom.
46- 5 Terror undique, ait Dominus.
-23 Succiderunt saltum ejus, ait Dominus :
-26 Habitabitur sicut d. prist. ait Dominus.
-28 Noli timere s. m. Jacob, ait Dominus
48-15 Ait rex : Dominus exercituum nomen ejus.
-25 Abscissum est cornu Moab... ait Dominus.
-30 Ego scio, ait Dominus , jactantiam ejus :
-35 Et auferam de Moab , ait Dominus ,
-38 Contrivi Moab sicut vos inutile, ait Dom.
-44 Adducam enim super Moab... ait Dominus
-47 Convertam captivitatem... ait Dominus.
49- 2 Possidebit Israel possessores suos , ait Dom.
- 5 Inducam super te errorem, ait Dominus
- 6 Reverti faciam captivos... ait Dominus
-18 Sicut subversa est Sodoma... ait Dominus
-30 Fugite..qui habitatis Asor... ait Dominus
-31 Ascendite ad gentem quietam... ait Dom.
-32 Adducam interitum super eos, ait Dominus.
-38 Ponam solium meum... ait Dominus.
50- 4 Ait Dominus : Venient filii Israël ,
-10 Vastantes eam replebuntur, ait Dominus
-20 Ait Dominus , quæretur iniquitas Israel ,
-21 Interfice quæ post eos sunt , ait Dominus.
-30 Bellatores ejus conticescent , ait Dominus.
-35 Gladius ad Chaldæos , ait Dominus ,
-40 Ait Dominus : Non habitabit ibi vir
51-25 Ecce ego ad te, mons pestifer , ait Dominus,
-52 Ecce dies veniunt , ait Dominus :
-53 A me venient vastatores ej. ait Dominus.
-57 Non expergiscentur, ait rex ,
Ezech. 9- 8 Clamans aio : Heu , heu, heu, Domine Deus
10- 2 Ait : Ingredere in medio rotarum ,
11- 8 Gladium inducam super vos , ait Dominus
13- 6 Dicentes : Ait Dominus ; cum Dominus non miserit eos,
- 7 Dicitis : Ait Dominus ; cum ego non sim locutus.
-16 Non est pax , ait Dominus Deus.
14-11 Ego sim eis in Deum , ait Dominus
-14 Liberabunt animas suas , ait Dominus
-23 Non frustra fecerim... ait Dominus
16- 8 (Ait Dominus Deus) et facta es mihi.
-19 Et factum est , ait Dominus Deus.
-23 (Væ, væ tibi, ait Dominus Deus)
-30 In quo mundabo cor tuum, ait Dominus
-43 Vias tuas in capite tuo dedi , ait Dominus
-58 Scelus tuum... portasti , ait Dominus
-63 Quæ fecisti, ait Dominus Deus
18- 9 Vita vivet, ait Dominus Deus
-30 Judicabo domus Israël, ait Dominus
20- 3 Non respondebo vobis , ait Dominus
-40 In monte excelso Israël , ait Dominus
-44 Non secundum vias vestras... ait Dom.
21- 7 Ecce venit, et fiet , ait Dominus Deus.
22-12 Meique oblita es, ait Dominus Deus
-31 Viam eorum... reddidi, ait Dominus
23-34 Ego locutus sum , ait Dominus Deus
-36 Et ait Dominus ad me, dicens : Fili ,
26- 5 Ego locutus sum , ait Dominus
-14 Quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
28-10 Quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
29-20 Eo quod laboraverit mihi, ait Dominus
30- 6 A turre Syenes gladio cadent in ea , ait Dominus Deus
32- 8 Cum ceciderint... ait Dominus
-14 Quasi oleum adducam, ait Dominus
-16 Plangent eum , ait Dominus Deus
-31 Pharao et om. exercit. ej. ait Dominus
-32 Pharao et om. mult. ej. ait Dominus
33-24 Loquentes aiunt : Unus erat Abraham
34-30 Populus meus domus Israël, ait Dom.

Exod. 36-14 Gentem tuam non necabis ultra , ait Dominus Deus ;
-15 Gentem tuam non amittes amplius , ait Dominus Deus ;
-23 Ut sciant gentes quia ego Dom. ait Dom.
-32 Non propter vos ego faciam, ait Dom.
37-14 Ego Dom. locut.. et feci, ait Dominus
38-18 In die adventus Gog... ait Dominus
-21 Convocabo... gladium, ait Dominus
39- 5 Quia ego locutus sum , ait Dominus
- 8 Ecce venit et factum est , ait Dominus
-10 Diripient vastatores suos , ait Dominus
-13 In qua glorificatus sum, ait Dominus
-20 Saturabimini super... ait Dominus
-29 Quod effuderim spiritum... ait Dominus
43-19 Qui accedunt ad me, ait Dominus
-27 Placatus ero vobis , ait Dominus Deus
44-12 Levavi manum m. super eos , ait Dominus
-15 Offerant mihi adipem... ait Dominus
-27 Offeret pro peccato suo , ait Dominus
45- 9 Separate confinia vestra... ait Dominus
-15 Ad expiandum pro eis , ait Dominus
47- 8 Et ait ad me : Aquæ istæ, quæ egred.
-23 Dabitis possessionem illi , ait Dominus
48-29 Hæ partitiones earum , ait Dominus
Dan. 1- 3 Et ait rex Asphenez præposito
-10 Ait princeps eunuchorum ad Danielem
2- 5 Ait Chaldæis : Sermo recessit a me :
- 8 Respondit rex , et ait : Certe novi
-20 Locutus ait : Sit nomen Domini benedictum
-27 Respondens Daniel coram rege , ait :
-47 Loquens ergo rex , ait Danieli :
3-14 Ait eis : Vere-ne Sidrach , Misach
-25 Azarias... in medio ignis , ait :
-92 Ait : Ecce ego video quatuor viros
-93 Ait : Sidrach... egredimini , et venite
4-11 Clamavit fortiter , et sic ait :
-16 Respondens a. rex , ait : Baltassar,
-27 Ait : Nonne hæc est Babylon magna ,
5- 7 Proloquens rex ait sapientibus Babylonis :
-10 Proloquens ait : Rex, in æternum vive :
-13 Ad quem præfatus rex ait : Tu es Daniel
-17 Daniel ait coram rege : Munera tua sint
6-12 Respondens rex ait : Verus est sermo ,
-21 Daniel regi resp. ait : Rex, in ætern. vive :
7- 1 Summatimque perstringens , ait :
-23 Et sic ait : Bestia quarta , regn. quart.
8-16 Clamavit et ait : Gabriel , fac intelligere
-17 Ait ad me : Intellige , fili hominis
10-12 Et ait ad me : Noli metuere, Daniel :
-20 Et ait : Numquid scis quare venerim ad te?
12- 9 Et ait : Vade Daniel , quia clausi sunt
13-22 Ingemuit Susanna , et ait :
-48 Qui cum staret in medio eorum ait :
-54 Qui ait : Sub schino.
-58 Qui ait : Sub prino.
14- 4 Ait ei : Quia non colo idola
- 6 Ait Daniel arridens : Ne erres rex ,
- 7 Iratus rex vocavit sacerd.. et ait eis :
-16 Et ait rex : Salva-ne sunt signacula,
-25 Et ait rex : Do tibi.
-37 Et ait Daniel : Recordatus es mei, Deus ,
-42 Tunc rex ait : Paveant omnes habitantes
Amos. 9- 7 Numquid non ut filii... ait Dominus ?
Aggæi. 1- 2 Hæc ait Dominus exercituum , dicens :
Zach. 1- 3 Convertimini ad me , ait Dominus
-19 Domus mea ædificabitur in ea, ait Dominus
-21 Qui ait, dicens : Hæc sunt cornua
2- 5 Ego ero ei , ait Dominus , murus ignis
-10 Habitabo in medio tui , ait Dominus.
3- 4 Ait ad eos qui stabant coram se
- 9 Cælabo sculpturam ejus, ait Dominus
4- 4 Aio ad Angelum , qui loquebatur
- 6 Ait ad me , dicens : Hoc est verbum
-13 Et ait ad me , dicens : Numquid
5- 6 Et ait : Hæc est amphora egrediens
6- 5 Ait ad me : Isti sunt quatuor venti
-12 Hæc ait Dominus exercituum
7- 9 Hæc ait Dominus exercituum ,
Malac. 2- 2 Ait Dominus exerc. : Mittam in vos
3-17 Et erunt mihi , ait Dominus
1 Mac. 3-14 Et ait : Faciam mihi nomen,
-18 Et ait Judas : Facile est concludi
-58 Et ait Judas : Accingimini , et estote
4- 8 Et ait Judas viris , qui secum erant
5-40 Et ait Timotheus principibus
7- 3 Ait : Nolite mihi ostendere faciem
9-10 Et ait Judas : Absit istam rem facere
10-16 Et ait : Numquid inveniemus
-22 Contristatus est nimis , et ait :
2Mac. 7- 2 Qui erat primus , sic ait : Quid quæris
- 9 Sic ait : Tu quidem scelestissime ,
-11 Cum fiducia ait : E cœlo ista possideo ,
-18 Mori incipiens , sic ait : Noli frustra errare
-27 Ait patria voce : Fili mi , miserere mei ,

2*Mac.* 7-30 Ait adolescens : Quem sustinetis ?
9-12 Ait : Justum est subditum esse Deo.
15- 5 Ait : Ego potens sum super terram,
Matth. 4- 7 Ait illi Jesus : Rursum scriptum est,
-19 Et ait illis : Venite post me
8- 4 Ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris :
- 7 Ait illi Jesus : Ego veniam et curabo eum.
- 8 Centurio, ait : Domine, non sum dignus ut
-21 Alius autem de Discipulis ejus ait illi :
-22 Jesus autem ait illi : Sequere me,
-32 Et ait illis : Ite.
9- 6 Ait paralytico : Surge, tolle lectum tuum
- 9 Et ait illi : Sequere me.
-12 Ait : Non est opus valentibus medicus,
-15 Ut ait illis Jesus : Numquid possunt filii
11- 3 Ait illi : Tu es qui venturus es,
- 4 Ait illis : Euntes renuntiate Joanni
12-13 Tum ait homini : Extende manum tuam.
-39 Qui respondens ait illis : Generatio mala
-48 Ait : Quæ est mater mea, et qui sunt...
13-11 Ait illis : Quia vobis datum est nosse
-28 Et ait illis : Inimicus hoc fecit,
-29 Et ait : Non ; ne forte colligentes zizania,
-37 Ait illis : Qui seminat bonum semen,
-52 Ait illis : Ideo omnis scriba doctus
14-18 Qui ait eis : Afferte mihi illos huc.
-29 At ipse ait : Veni.
-31 Ait illi : Modicæ fidei, quare dubitasti ?
15- 3 Ait illis : Quare et vos transgredimini
-13 Ait : Omnis plantatio, quam non plantavit
-26 Respondens ait : Non est bonum sumere
-28 Ait illi : O mulier, magna est fides tua,
-34 Et ait illis Jesus : Quot habetis panes ?
16- 2 Respondens ait illis : Facto vespere dicitis :
17-11 Ait eis : Elias quidem venturus est,
-16 Jesus ait : O generatio incredula
-24 Ait : Etiam.
18-32 Ait illi : Serve nequam, omne debitum
19- 4 Qui respondens, ait eis : Non legistis,
- 8 Ait illis : Quoniam Moyses ad duritiam
-14 Jesus vero ait eis : Sinite parvulos
-16 Ait illi : Magister bone, quid boni faciam
-21 Ait illi Jesus : Si vis perfectus esse, vade,
20-21 Quid vis ? ait illi : Dic ut sedeant hi duo
-23 Ait illis : Calicem quidem meum bibetis :
-32 Et ait : Quid vultis ut faciam vobis ?
21-19 Ait illi : Nunquam ex te fructus nascatur
-21 Ait illis : Amen dico vobis si habueritis
-27 Ait illis et ipse : Non ego dico vobis
-29 Ille autem respondens, ait : Nolo.
-30 Ait : Eo, domine, et non ivit.
-41 Aiunt illi : Malos male perdet,
22- 8 Tunc ait servis suis : Nuptiæ quid. paratæ
-12 Ait illi : Amice, quomodo huc intrasti
-18 Ait : Quid me tentatis, hypocritæ ?
-20 Et ait illis Jesus : Cujus est imago hæc
-29 Ait illis : Erratis, nescientes Scripturas
-37 Ait illis Jesus : Diliges Dominum Deum
-43 Ait illis : Quomodo ergo David in spiritu
25-12 Ait : Amen dico vobis, nescio vos,
-21 Ait illi dominus ejus : Euge, serve bone
-22 Ait : Domine, duo talenta tradidisti mihi
-23 Ait illi dominus ejus : Euge serve bone
-24 Ait : Domine, scio quia homo durus es,
26 10 Ait illis : Quid molesti estis huic mulieri ?
-15 Et ait illis : Quid vultis mihi dare
-23 Ait : Qui intingit mecum manum
-25 Ait illi : Tu dixisti
-26 Et ait : Accipite, et comedite : hoc est...
-33 Ait illi : Et si omnes scandalizati
-34 Ait illi Jesus : Amen dico tibi, quia
-35 Ait illi Petrus : Etiamsi oportuerit me mori tecum,
-38 Tunc ait illis : Tristis est anima mea
-52 Tunc ait illi Jesus : Converte gladium
-62 Et surgens princeps sacerdotum, ait illis :
-63 Ait illi : Adjuro te per Deum vivum
-71 Alia ancilla, et ait his qui erant ibi :
27-21 Ait illis : Quem vultis vobis de duobus
-23 Ait illis præses : Quid enim mali fecit ?
-65 Ait illis Pilatus : Habetis custodiam,
28-10 Tunc ait illis Jesus : Nolite timere
Marc. 1-38 Ait illis : Eamus in proximos vicos
2- 5 Ait paralytico : Fili, dimittuntur tibi
-10 Ut autem sciatis.. ait (*paralytico* :)
-14 Vidit Levi... et ait illi : Sequere me.
-17 Ait illis : Non necesse habent sani medico
-19 Et ait illis Jesus : Numquid possunt
-25 Et ait illis : Nunquam legistis
3- 3 Et ait homini habenti manum aridam :
-33 Ait : Quæ est mater mea, et fratres mei ?
-34 Ait : Ecce mater mea, et fratres mei.
4-13 Et ait illis : Nescitis parabolam hanc ?
-35 Et ait illis in illa die, cum sero esset
-40 Et ait illis : Quid timidi estis ?

Marc. 5-19 Ait illi : Vade in domum tuam ad tuos.
-30 Aiebat : Quis tetigit vestimenta mea ?
-36 Ait archisynagogo : Noli timere ;
-39 Ait illis : Quid turbamini et ploratis ?
-41 Ait illi (*puellæ*) : Talitha cumi,
6-16 Herodes ait : Quem ego decollavi Joannem, hic a mortuis resurrexit.
-22 Rex ait puellæ : Pete a me quod vis,
-31 Et ait illis : Venite seorsum
-37 Ait illis : Date illis vos manducare.
7-18 Ait illis : Sic et vos imprudentes estis
-29 Et ait illi : Propter hunc sermonem
-34 Ait illi : Ephpheta, quod est adaperire.
8- 1 Convocatis Discipulis, ait illis :
-12 Ait : Quid generatio ista signum quærit ?
-17 Ait illis Jesus : Quid cogitatis,
-24 Ait : Video homines velut arbores
-29 Respondens Petrus ait ei : Tu es Christus.
9- 4 Respondens Petrus, ait Jesu : Rabbi, bonum est nos hic esse :
-11 Ait illis : Elias, cum venerit primo,
-20 At ille ait : Ab infantia :
-22 Jesus autem ait illi : Si potes credere,
-23 Pater pueri, cum lacrymis aiebat : Credo
-34 Ait illis : Si quis vult primus esse,
-36 Quem cum complexus esset, ait illis :
-38 Jesus autem ait : Nolite prohibere eum.
10- 5 Ait : Ad duritiam cordis vestri scripsit
-11 Et ait illis : Quicumque dimiserit uxorem suam,
-20 Ait illi : Magister, hæc omnia observavi
-23 Jesus ait Discipulis suis : Quam difficile
-24 Jesus rursus respondens ait illis : Filioli,
-27 Ait : Apud homines impossibile erit
-29 Respondens Jesus, ait : Amen dico vobis :
-38 Jesus a. ait eis : Nescitis quid petatis :
-39 Jesus autem ait eis : Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis :
-42 Jesus autem vocans eos, ait illis :
-52 Ait illi : Vade, fides tua te salvum fecit.
11- 2 Et ait illis : Ite in castellum, quod contra
-22 Jesus ait illis : Habete fidem Dei.
-29 Jesus a. resp. ait illis : Interrogabo vos,
-33 Resp. Jesus ait illis : Neque ego dico vobis
12-15 Qui sciens versutiam illorum, ait illis :
-16 Ait illis : Cujus est imago hæc
-24 Jesus, ait illis : Nonne ideo erratis
-32 Et ait illi scriba : Bene, Magister
-43 Et convocans Discipulos suos, ait illis :
13- 2 Ait illi : Vides has ædificationes ?
14-18 Discumb. eis et manduc. ait Jesus :
-20 Qui ait illis : Unus ex duodecim,
-22 Ait : Sumite, hoc est corpus meum.
-24 Et ait illis : Hic est sanguis meus
-27 Ait eis Jesus : Omnes scandalizabimini
-29 Petrus autem ait illi : Et si omnes
-30 Et ait illi Jesus : Amen dico tibi
-32 Et ait Discipulis suis : Sedete hic
-34 Et ait illis : Tristis est anima mea
-37 Et ait Petro : Simon, dormis ?
-41 Venit tertio, et ait illis : Dormite jam
-45 Accedens ad eum, ait : Ave Rabbi
-48 Ait illis : Tanquam ad latronem existis
-63 Scindens vestimenta sua, ait : Quid adhuc,
-67 Ait : Et tu cum Jesu Nazareno eras
15- 2 At ille respondens, ait illi : Tu dicis
-12 Pilatus... ait : Quid ergo vultis faciam
-39 Ait : Vere hic homo Filius Dei erat.
Luc. 1-13 Ait a. ad illum Angelus : Ne timeas
-30 Ait Angelus ei : Ne timeas, Maria
-46 Et ait Maria : Magnificat anima
2-49 Et ait ad illos : Quid est quod me
3-14 Et ait illis : Neminem concutiatis,
4- 6 Ait illi : Tibi dabo potestatem hanc
-12 Ait illi : Dictum est : Non tentabis Dom.
-23 Et ait illis : Utique dicetis mihi hanc
-24 Ait autem : Amen dico vobis, quia
-43 Quibus ille ait : Quia et aliis civitatibus
5-10 Et ait ad Simonem Jesus : Noli timere :
-24 Ait paralytico : Tibi dico, surge, tolle
-27 Et ait illi : Sequere me.
-34 Quibus ipse ait : Numquid potestis
6- 8 Ait homini qui habebat manum aridam :
- 9 Ait a. ad illos Jesus : Interrogo vos
7-14 Et ait : Adolescens, tibi dico, surge.
-31 Ait autem Dominus : Cui ergo similes
-39 Ait intra se dicens : Hic si esset propheta,
-40 At ille ait : Magister, dic.
8-22 Ait ad illos : Transfretemus trans stagnum
-45 Et ait Jesus : Quis est qui me tetigit ?
9- 3 Et ait ad illos : Nihil tuleritis in via,
- 9 Ait Herodes : Joannem ego decollavi.
-13 Ait a. ad illos : Vos date illis manducare.
-14 Ait autem ad Discipulos suos : Facite illos discumbere

Luc. 9-33 Ait Petrus ad Jesum : Præceptor, bonum est
-48 Et ait illis : Quicumque susceperit puerum
-50 Et ait ad illum Jesus : Nolite prohibere :
-59 Ait a. ad alterum : Sequere me.
-61 Et ait alter : Sequar te, Domine
-62 Ait ad illum Jesus : Nemo mittens
10-18 Et ait illis : Videbam Satanam sicut fulgur,
-37 Et ait illi Jesus : Vade, et tu fac similiter.
-40 Quæ stetit et ait : Domine, non est tibi curæ
11- 2 Et ait illis : Cum oratis, dicite :
- 5 Et ait ad illos : Quis vestrum habebit
-39 Et ait Dominus ad illum : Nunc vos Pharisæi,
-45 Quidam ex Legisperitis ait illi : Magister
-46 At ille ait : Et vobis Legisperitis væ :
12-13 Ait autem ei quidam de turba : Magister
-41 Ait autem ei Petrus : Domine, ad nos dic :
13-12 Ait illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate
-23 Ait autem illi quidam : Domine, si pauci
-32 Et ait illis : Ite et dicite vulpi illi :
14-22 Et ait servus : Domine, factum est ut
-23 Et ait Dominus servo : Exi in vias,
15- 3 Et ait ad illos parabolam istam
-11 Ait autem : Homo quidam habuit duos filios :
16- 2 Et ait illi : Quid hoc audio de te ?
- 3 Ait autem villicus intra se : Quid faciam
- 7 Qui ait : Centum coros tritici.
Ait illi : Accipe litteras tuas
-15 Et ait illis : Vos estis, qui justificatis vos
-27 Et ait : Rogo ergo te, pater, ut mittas
-29 Et ait illi Abraham : Habent Moysen
-31 Ait autem illi : Si Moysen et Prophetas non audiunt.
17- 1 Et ait ad Discipulos suos : Impossibile est
-19 Et ait illi : Surge, vade ; quia fides tua
-22 Et ait ad Discipulos suos : Venient dies
18- 6 Ait autem Dominus : Audite quid judex
-21 Qui ait : Hæc omnia custodivi a juventute mea.
-22 Jesus ait ei : Adhuc unum tibi deest :
-27 Ait illis : Quæ impossibilia sunt apud hom.
-28 Ait autem Petrus : Ecce nos dimisimus
-31 Ait illis : Ecce ascendimus Jerosolymam
19- 9 Ait Jesus ad eum : Quia hodie salus domui
-13 Dedit eis decem mnas, et ait ad illos :
-17 Et ait illi : Euge, serve bone
-19 Et huic ait : Et tu esto super quinque civitates
-40 Quibus ipse ait : Dico vobis, quia si hi
20- 2 Et aiunt dicentes ad illum : Dic nobis,
- 8 Et Jesus ait illis : Neque ego dico vobis
-11 Ille autem aspiciens eos, ait : Quid est
-25 Et ait illis : Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
-34 Et ait illis Jesus : Filii hujus sæculi
22-15 Ait illis : Desiderio desideravi hoc pascha
-31 Ait a. Dom. : Simon, Simon, ecce Satanas
-46 Et ait illis : Quid dormitis ? surgite,
-51 Resp. a. Jesus, ait : Sinite usque huc.
-58 Petrus vero ait : O homo, non sum
-60 Et ait Petrus : Homo, nescio quid dicis.
-67 Et ait illis : Si vobis dixero, non credetis mihi :
-70 Qui ait : Vos dicitis, quia ego sum.
23- 3 At ille respondens ait : Tu dicis.
- 4 Ait autem Pilatus ad principes sacerd.
-46 Et clamans voce magna Jesus ait :
24-17 Et ait ad illos : Qui sunt hi sermones,
Joan. 1-23 Ait : Ego vox clamantis in deserto :
-29 Et ait : Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit
-49 Nathanaël et ait : Rabbi, tu es filius Dei,
9-12 Ubi est ille ? ait : Nescio.
-38 At ille ait : Credo, Domine.
11-11 Hæc ait, et post hæc dixit eis : Lazarus
-27 Ait illi : Utique, Domine, ego credidi,
-39 Ait Jesus : Tollite lapidem.
21-16 Ait illi : Etiam, Domine, tu scis quia amo te.
Act. 7- 2 Qui ait : Viri fratres, et patres, audite :
-55 Et ait : Ecce video cœlos apertos,
8-31 Qui ait : Et quomodo possum, si non aliquis ostenderit mihi ?
-36 Et ait eunuchus : Ecce aqua,
-37 Ait : Credo filium Dei esse Jesum Christum.
9-10 Et ille ait : Ecce ego, Domine.
-34 Et ait illi Petrus : Ænea, sanat te Dominus
10-14 Ait autem Petrus : Absit, Domine,
-30 Et Cornelius ait : A nudiusquarta die... et ecce vir stetit ante me in veste candida et ait :
13-16 Ait : Viri Israëlitæ, et qui timetis Deum
16-30 Et producens eos foras, ait : Domini,
17-22 Stans a. Paulus in medio Areopagi, ait :
19- 3 Ille vero ait : In quo ergo baptizati estis ?
22-28 Et Paulus ait : Ego autem et natus sum.
23-11 Assistens ei Dominus ait : Constans esto :

Act. 23-17 Paulus... ait : Adolescentem hunc perduc
-18 Ait : Vinctus Paulus rogavit me
26- 1 Agrippa vero ad Paulum ait :
Rom. 3- 8 Sicut aiunt quidam nos dicere
15-12 Et rursus ait : Erit radix Jesse,
2 Cor. 6- 2 Ait enim : Tempore accepto exaudivi te,

AJA I.

De radice Esaü. Soror Ana.

Gen. 36-24 Et hi filii Sebeon : Aja et Ana
1 Par. 1-40 Filii Sebeon : Aja et Ana.

AJA II.

Anno mundi 3013, *ante J.-Ch.* 1041. *Mater Respha concubinæ Saülis. Respha duos peperit filios, Armoni et Miphiboseth, quos David rex dedit in manus Gabaonitarum, qui crucifixerunt eos in monte juxta Gabaa.*

2 Reg. 3- 7 Concubina nomine Respha, filia Aja
21- 8 Tulit i. rex duos filios Respha filiæ Aja
-10 Tollens a. Respha filia Aja cilicium
-11 Respha, filia Aja, concubina Saül

AJALON I.

Vallis atque prœruptum in tribu Dan, ibi quondam orans et militans Josue contra reges quinque Gabaon obsidentes, imperavit ut sol et luna starent contra vallem Ajalon, donec ulcisceretur se de inimicis suis populus Israel. Fugavit quinque reges qui se absconderunt in spelunca urbis Maceda, unde producti sunt et eos interfectos suspendit Josue. Urbs ista Ajalon postea fuit concessa Levitis. Denique Jonathas filius Saül magnam victoriam retulit in Ajalon contra Philisthæos.

Josue. 10-12 Et luna contra vallem Ajalon
19-42 Selebin et Ajalon et Jethela
21-24 Et Ajalon, et Gethremmon... civitates
Judic. 1-35 Interpretatur testaceo, in Ajalon et Salebim
1 Reg. 14-31 Percusserunt... usque in Ajalon
1 Par. 8-13 Princip. cognat. habitantium in Ajalon

AJALON II.

Urbs altera in tribu Benjamin, quam reædificavit et munivit Roboam post rebellionem decem tribuum quæ sibi constituerant regem Jeroboam in Samaria. In tempore autem Achaz regis Juda capta atque omnino diruta fuit a Philisthæis.

2 Par. 11-10 Saraa quoque et Ajalon et Hebron
28-18 Ceperuntq. Bethsames, et Ajalon, etc

AJAM.

Unus e nobilioribus David.

2 Reg. 23-33 Ajam filius Sara Arorites

AJATH, *nomen loci.*

Isaï. 10-28 Veniet in Ajath, transibit in Magron

ALA.

Exod. 19- 4 Portaverim vos super alas aquilarum
25-20 Expandentes alas et operientes oraculum
37- 9 Extendentes alas et tegentes propitiatorium
Deut. 32-11 Super eos volitans, expandit alas suas
Ruth. 2-12 Deo Israël... sub cujus confugisti alas
3 Reg. 6-24 Quinque cubitorum ala cherub una
Et quinque cubitorum ala cherub altera
Id est, decem... a summitate alæ unius
Usque ad alæ alterius summitatem
-27 Extendebant autem alas suas cherubim
Et tangebat ala una parietem
Et ala cherub secundi tangebat parietem
Alterum : alæ autem alteræ in media parte
8- 6 Intulerunt.., subter alas cherubim
- 7 Cherubim expandebant alas super
1 Par. 28-18 Cherubim, extendentium alas
2 Par. 3-11 Alæ cherubim viginti cubitis extendebantur, ita ut una ala haberet cubitos quinque et altera...alam tangeret alterius cherub.
-12 Similiter cherub. alterius ala quinque cubitorum alam cherub. alterius contingebat... ala ejus altera quinque cubitorum alam cherub. alterius contingebat
-13 Igitur alæ utriusq. cherub. expansæ
5- 7 In sancta sanctorum subter alas cherubim
- 8 Ita ut cherubim expanderent alas suas
Job. 39-18 Cum tempus fuerit, in altum alas erigit
-26 Expandens alas suas ad Austrum
Psal. 16- 8 Sub umbra alarum tuarum protege me
35- 8 In tegmine alarum tuarum sperabunt
56- 2 Et in umbra alarum tuarum sperabo
60- 5 Protegar in velamento alarum tuarum
62- 8 In velamento alarum tuarum exultabo
Sap. 5-11 Sonitus alarum verberans levem ventum commotis alis transvolavit
Isaï. 6- 2 Sex alæ uni et sex alæ alteri :
8- 8 Et erit extensio alarum ejus
18- 1 Væ terræ cymbalo alarum
Jerem. 2 -34 In alis tuis inventus est sanguis
48-40 Et extendet alas suas ad Moab
49-22 Et expandet alas suas super Bosran
Ezech. 1-23 Unumquodq. duabus alis velabat corpus
-24 Et audiebam sonum alarum
-25 Stabant et submittebant alas suas
3-13 Et vocem alarum animalium percut..
10- 5 Et sonitus alarum cherubim audiebatur
-16 Et cum elevarent cherubim alas suas
-19 Et elevantia cherubim alas suas
-21 Et quatuor alæ uni : et similitudo manus hominis sub alis eorum
11-22 Et elevaverunt cherubim alas suas
17- 3 Aquila grandis magnarum alarum
- 7 Aquila... magnis alis, multisq. plumis
Dan. 7- 4 Prima... alas habebat aquilæ
Aspiciebam donec evulsæ sunt alæ ejus
- 6 Et ecce alia... alas habebat quasi avis
Osee. 4-19 Ligavit eum Spiritus in alis suis
Zach. 5- 9 Et Spiritus in alis earum et habebant alas quasi alas milvi
Matth. 23-37 Gallina congregat pullos suos sub alas
Apoc. 4- 8 Singula eorum habebant alas senas
9- 9 Et vox alarum earum sicut vox curruum
12-14 Et datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ

ALABASTRUM.

Matth. 26- 7 Mulier habens alabastrum unguenti
Marc. 14- 3 Mulier habens alabastrum unguenti et fracto alabastro, effudit super caput
Luc. 7-37 Mulier.,. attulit alabastrum unguenti

ALACER.

3 Reg. 8-66 Alacri corde super omnibus bonis
Esth. 5- 9 Egressus est... Aman lætus et alacer

ALACRITAS.

Eccli. 45-29 Alacritate animæ suæ placuit Deo

ALAM.

Anno mundi 3516, *ante J.-C.* 216. *Unus e familiarum principibus quorum filii ascenderunt de Babylone in regno regis Artaxercis. Porro de filiis Alam ascenderunt septuaginta viri.*

1 Esdr. 8- 7 De filiis Alam, Isaïas filius Athaliæ

ALAMATH.

Filius Joada de tribu Benjamin. Idem Joada vocatur Jara in cap. 9-42.

1 Par. 8-36 Joada genuit Alamath et Azmoth.
9-42 Jara genuit Alamath et... Zamri

ALAPA.

Marc. 14-65 Et ministri alapis eum cædebant
Joan. 18-22 Unus assistens min. dedit alapam Jesu
19- 3 Ave rex Judæorum : et dabant ei alapas

ALBA, *subst. plur.*

Joan. 20-12 Et vidit duos Angelos in albis sedentes
Apoc. 3- 4 Et ambulabunt mecum in albis

ALBOR.

Levit. 13-16 Quod si rursum versa fuerit in alborem
-25 Et ecce versa est in alborem
-39 Si deprehenderit sub obsc. alborem

ALBUGO.

Levit. 21-20 Si albuginem habens in oculo
Tobiæ. 6- 9 In quibus fuerit albugo et sanabuntur
11-14 Cœpit albugo ex oculis ejus... egredi

ALBUS.

Gen. 30-35 Id est, albi et nigri velleris
-40 Erant a. alba et nigra quæque Laban
31- 8 Alba quæque accipies pro mercede :
Omnes greges alba pepererunt
Exod. 16-31 Quod erat quasi semen coriandri album
Levit. 13- 3 Et pilos in album mutatos colorem
-10 Cumq. color albus in cute fuerit
-19 Et in loco ulceris cicatrix alba appar...
-24 Et sanata alam sive rufam habuerit.
-42 Sin... albus vel rufus color fuerit exortus
-49 Si alba vel rufa macula fuerit infecta
Isaï. 1-18 Si fuerint rubra... velut luna alba erunt
Baruc. 6-70 Eodem modo et in horto spina alba
Joël. 1- 7 Albi facti sunt rami ejus
Zach. 1- 8 Et post eum equi rufi, varii et albi
6- 3 Et in quadriga tertia equi albi
- 6 Et albi egressi sunt post eos
Matth. 5-36 Non potes unum capillum album facere
17- 2 Vestimenta... facta sunt alba sicut nix
Luc. 9-29 Et vestitus ejus albus et refulgens
23-11 Et illusit indutum veste alba
Joan. 4-35 Quia albæ sunt jam ad messem
Act. 1-10 Astiterunt juxta illos in vestibus albis
Apoc. 1-14 Capilli erant candidi tanquam lana alba
3- 5 Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis
-18 Suadeo... ut... vestimentis albis induaris
4- 4 Circumamicti vestimentis albis
6- 2 Et vidi : Et ecce equus albus
-11 Datæ sunt illis singulæ stolæ albæ
7- 9 Amicti stolis albis, et palmæ in manibus
-13 Qui amicti sunt stolis albis, qui sunt?
19-11 Et ecce equus albus et qui sedebat
-14 Sequebantur eum in equis albis
Vestiti byssino albo et mundo

ALCIMUS.

Summus Judæorum sacrificator, de gente sacerdotali; nunquam autem majores ejus supremam exercuerant sacrificaturam, quam pretio argenti obtinuit Alcimus ab Antiocho Eupatore. Cum autem præcepisset destrui muros domus sanctæ interioris, et deleri opera Prophetarum cumque cœpisset destruere, subito a Deo percussus est; impedita sunt opera illius et occlusum est os ejus, et dissolutus paralysi, nec ultra potuit loqui verbum et mortuus cum tormento magno. Sic periit Alcimus perjurus Judæus, infidelis Deo, ambitione elatus.

1 Mac. 7- 5 Alcimus dux e., qui volebat fieri sacerdos
- 9 Sed et Alcimum impium constituit in sac.
-12 Et convenerunt ad Alcimum et Bacchidem
-20 Et commisit regionem Alcimo et reliq.
-21 Et satis agebat Alcimus pro principatu
-23 Vidit Judas om. mala quæ fecit Alcimus
-25 Vidit a. Alcimus quod prævaluit Judas
9- 1 Apposuit B. et Alcimum rursum mittere
-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus
-55 In tempore illo percussus est Alcimus
-56 Et mortuus est Alcimus... cum tormento
-57 Vidit Bacch. quon. mortuus est Alcimus
2 Mac. 14- 3 Alcimus a. quidam, qui summus sacerdos
-13 Et constitueret Alcimum maximi templi
-26 Alcimus a. videns charitatem eorum

ALEXANDER I, MAGNUS.

Anno mundi 3713, *ante J.-Ch.* 336. *Alexander Magnus, filius et successor patris sui Philippi in regno Macedoniæ, Pellæ natus, regni sui metropolis. Tunc erat viginti annorum quando regnare cœpit; moxque totius Græciæ regno potitus est. Frequenter cum hostibus conflixit, et nullus fuit hostium, quem non vicerit; nullam urbem obsedit, quam non expugnaverit; nullam gentem adiit, quam non calcaverit; denique siluit terra in conspectu ejus, non ausa resistere. Regnavit tantum duodecim annis et Babyloniæ, seu veneno, seu vino nimis potato interemptus obiit. Antequam autem moreretur, partitus fuerat terram, id est, regna sua, in quatuor principes magnos e familia sua : nempe Ptolemæus Ægyptum, Seleucus Syriam, Philippus Græciam et Macedoniam, Antigonus Asiam occupaverunt. Omnes dies Alexandri fuerant triginta et duo anni.*

1 Mac. 1- 1 Alexander Philippi Macedo, qui primus
- 8 Et regnavit Alexander annis duodecim
2- 2 Scuta quæ reliquit Alexander Philippi

ALEXANDER II, *Antiochi filius.*

Anno mundi 3901, *ante J.-Ch.* 153. *Filius Balæ et Antiochi Nobilis. Aliqui dicunt nothum fuisse istum Alexandrum; alii autem aiunt se quidem ventitasse ut filium, sed fuisse hominem ignotum et stirpis incertæ. Quidquid sit, pro filio habitus, regnavit in Syria post mortem Antiochi. Tunc apud Judæos fungebatur Jonathas, a fratris morte, summo sacerdotio, sicut et principatu; erant enim eo tempore hæc officia copulata, et ab uno eodemque gerebantur. Ad eum ergo scripsit Alexander epistolam, qua illum in suis confirmabat muneribus, misitque ei purpuram et coronam auream quæ nihil pertinebant ad amictum pontificium. Cum Syrii adversum Alexandrum conjurassent, et ipse voluisset cum exercitu in acie confligere, victus est et fugit in Arabiam; at Zabdiel, Arabum princeps, caput ejus obtruncavit quod misit ad Ptolemæum.*

1 Mac. 10- 1 Ascendit Alexander Antiochi filius.. Nobilis
- 4 Priusquam faciat cum Alexandro adv. nos
-15 Et audivit Alexander rex promissa
-18 Rex Alexander fratri Jonathæ salutem
-23 Præoccupavit nos Alexander apprehendere

1 Mac. 10-47 Et complacuit eis in Alexandrum
-48 Congregavit rex Alexander exercitum
-49 Et insecutus est eum Alexander
-51 Misit Alexander ad Ptolomæum regem
-58 Et occurrit ei Alexander rex et dedit ei
-59 Et scripsit rex Alexander Jonathæ
-68 Audivit Alexander rex et contristatus
-88 Ut audivit Alexander sermones istos
11- 2 Quia mandaverat Alexander rex exire
- 8 Cogitabat in Alexandrum consilia mala
- 9 Dabo tibi filium m. quam habet Alexander
-12 Et alienavit se ab Alexandro
-14 Alexander a. rex erat in Cilicia
-15 Et audivit Alexander et venit ad eum
-16 Et fugit Alexander in Arabiam ut ibi
-17 Abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri
-39 Tryphon... Quidam partium Alexandri
Qui nutriebat Antioch. filium Alexandri

ALEXANDER III, *Cyrenæus.*

Anno mundi 4087, Christi vero 33. Filius Simonis Cyrenæi quem Judæi angariaverunt ut Jesu Christi crucem portaret, cum duceretur ad mortem.

Marc. 15-21 Angariaverunt... patrem Alexandri et Rufi

ALEXANDER IV.

Unus e sacerdotibus qui prohibere conati sunt ne fidem prædicarent Apostoli.

Act. 4- 6 Et Alexander... de genere sacerdotali

ALEXANDER V.

Videtur Alexander iste eloquens fuisse vir et gratiosus apud populum, ideoque idoneus existimatus qui verba faceret ad turbam. Putant quidam e religione judaica ad fidem christianam conversum. Eum Judæi detraxerunt, id est, progredi fecerunt per confertam turbam, adversus Ephesianam plebem: quæ contra S. Paulum seditionem movebat; quia novæ prædicationes cultum Dianæ abolebant, quæstumque perimebat Demetrii cujusdam qui ædes et parvas Dianæ statuas faciebat. Quando autem perspectum habuerunt Ephesiani Alexandrum esse de gente Judæorum et a Judæis propulsum, non potuit sedare turbas, sed magis ac magis clamabant: Magna Diana Ephesiorum!

Act. 19-33 De turba a. detraxerunt Alexandrum
Alexander a., manu silentio postulato,

ALEXANDER VI.

Ærarius, qui cum fuisset fidei apostata, schismaticus, hæreticus, a sancto Paulo fuit Satanæ traditus, id est, excommunicatus; ut disceret non blasphemare, id est, ut emendaretur, et resipisceret a sua blasphemia, et hæresi. Multa fecit mala sancto Apostolo, sicut ipse testatur.

1 Tim. 1-20 Ex quibus est Hymenæus et Alexander
2 Tim. 4-14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit

ALEXANDRIA.

Urbs Ægypti inferioris, cui suum dedit nomen Alexander Magnus.

Jerem. 46-25 Visitabo super tumultum Alexandriæ
Ezec. 30-14 Et faciam judicia in Alexandria
-15 Et interficiam multitudinem Alexandriæ
-16 Et Alexandria erit dissipata
Nahum. 3- 8 Numquid melior es Alexandria

ALEXANDRINUS.

Act. 6- 9 Quidam de synanoga.. Alexandrinorum
18-24 Apollo nomine, Alexandrinus genere
27- 6 Inveniens c. navem Alexandrinam
28-11 Navigavimus in navi Alexandrina

ALIAN.

Filius primogenitus Sobal, filii Seir.

1 Par. 1-40 Filii Sobal: Alian et Manahath

ALIAS.

Gen. 20-12 Alias autem et vere soror mea est
Act. 13-35 Alias dicis: Non dabis Sanctum videre

ALIBI.

Sap. 18-18 Et alius alibi projectus semivivus

ALICARNASSUS, *civitas insignis Cariæ.*

1 Mac. 15-23 Et in Lyciam et in Alicarnassum

ALIENATIO.

Job. 31- 3 Alienatio operantibus injustitiam?

ALIENIGENA, *subst.*

Gen. 17-27 Et alienigenæ, pariter circumcisi sunt
Exod. 12-43 Omnis alienigena non comedet ex eo.
29-33 Alienigena non vescetur ex eis
Levit. 22-10 Alienigena non comedet de sanctificatis
-13 Omnis alienigena comedendi ex eis..
-25 De manu alienigenæ non offeretis panes
Num. 16-40 Ne quis accedat alienigena,
18- 4 Alienigena non miscebitur vobis
3 Reg. 8-41 Alienigena, qui non est de populo tuo
-43 Facies om. pro quibus invoc. te alienigena
11- 1 Adamavit mulieres alienigenas multas
- 8 Fecit universis uxoribus suis alienigenis
1 Esdr. 10- 2 Et duximus uxores alienigenas de populis
-10 Et duxisti uxores alienigenas
-11 Separamini... ab uxoribus alienigenis
-14 Qui duxerant uxores alienigenas
-17 Qui duxerant uxores alienigenas
-18 Qui duxerant uxores alienigenas
-44 Hi acceperant uxores alienigenas
2 Esdr. 9- 2 Separatum... ab omni filio alienigena
13- 3 Separav. omnem alienigenam ab Israël
-26 Duxerunt ad pecc. mulieres alienigenæ
-30 Mundavi eos ab omnibus alienigenis
Judith. 9- 2 Dedisti.. in defensionem alienigenarum
Esth. 14-15 Detester cubile... omnis alienigenæ
Psal. 59-10 Mihi alienigenæ subditi sunt
82- 8 Alienigenæ cum habitantibus Tyrum
86- 4 Ecce alienigenæ et Tyrus et populus
17-10 Mihi alienigenæ amici facti sunt.
Eccli. 11-36 Admitte ad te alienigenam
39- 5 In terram alienigenarum gentium
45-16 Non est indutus illa alienigena
49- 7 Et gloriam suam alienigenæ genti
Ezech. 44- 9 Omnis alienigena incircumcisus corde
1 Mac. 3-41 Exercitus Syriæ, et terræ alienigenarum
-45 Et filii alienigenarum erant in arce
4-12 Et elevaverunt alienigenæ oculos suos
-22 Fugerunt om. in campum alienigenarum
-26 Quicumq. a. alienigenarum evaserunt
-30 Et tradidisti castra alienigenarum
5-15 Repleta est omnis Galilæa alienigenis
-66 Ut iret in terram alienigenarum
10-12 Et fugerunt alienigenæ, qui erant in m.
11-68 Et ecce castra alienigenarum occurrebant
-74 Et ceciderunt de alienigenis in die illa
2 Mac. 4-13 Profectus... alienigenæ conversationis
6-24 Transisse ad vitam alienigenarum
10- 2 Aras a. quas alienigenæ per plateas extrux.
- 5 Templum ab alienigenis pollutum fuerat
Luc. 17-18 Daret gloriam Deo, nisi hic alienigena
Act. 10-28 Conjungi aut accedere ad alienigenam

ALIENO, ALIENATUS.

Psal. 57- 4 Alienati sicut peccatores a vulva
Ezech. 14- 7 Si alienatus fuerit a me et posuerit idola
1 Mac. 6-24 Propter hoc alienabant se a nobis
11-12 Et alienavit se ab Alexandro
15-27 Rupit omnia .. et alienavit se ab eo.
2 Mac. 5-17 Ita alienatus mente Antiochus,
Ephes. 2-12 Alienati a conversatione Israël
4-18 Alienati a vita Dei, per ignorantiam
Coloss. 1-21 Et vos cum essetis aliquando alienati

ALIENUS, A, UM.

Gen. 31-15 Nonne quasi alienas reputavit nos
35- 2 Abjicite deos alienos qui in medio vestri
- 4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos
42- 7 Quasi ad alienos durius loquebatur
45- 1 Et nullus interesset alienus agnitioni
Exod. 2-22 Dicens: Advena fui in terra aliena
18- 3 Dicente patre: Advena fui in terra aliena
20- 3 Non habebis deos alienos coram me
21- 8 Populo a. alieno vendendi non habebit p.
-35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit
22- 5 Si.. dimiserit.. ut depascatur aliena (*vinea*)
30-33 Et dederit ex eo, alieno, exterminabitur
34-14 Noli adorare Deum alienum
Levit. 10- 1 Offerentes coram Domino ignem alienum
16- 1 Offerentes ignem alienum interfecti sunt
26- 8 Persequentur quinque de v. centum alienos
Num. 3- 4 Mortui... cum afferent ignem alienum
-38 Quisquis alienus accesserit, morietur
5-19 Si non dormivit vir alienus tecum
26-61 Cum obtulissent ignem alienum coram D.
Deut. 5- 7 Non habebis deos alienos in conspectu meo
6-14 Non ibitis post deos alienos cunctarum g.
7- 4 Et ut magis serviat diis alienis;
8-19 Sin... secutus fueris deos alienos
11-16 Cavete ne... serviatisq. diis alienis
-28 Et ambulaveritis post deos alienos
13- 2 Sequamur deos alienos quos ignoras
- 6 Eamus et serviamus diis alienis
-13 Et serviamus diis alienis, quos ignoratis
17- 3 Et serviant diis alienis et adorent eos
Deut. 18-20 Aut ex nomine alienorum deorum
21- 9 Tu a. alienus eris ab innocentis cruore
22- 3 Si inven. eam, ne negligas quasi alienam
23-20 Sed alieno. Fratri a. tuo absque usura
28-14 Nec secutus fueris deos alienos
-36 Et servies ibi diis alienis, ligno et lapidi
-64 Servies ibi diis alienis quos et tu ign.
29-26 Et servierunt diis alienis et adorav.
-28 Projecitque in terram alienam
30-17 Si... deceptus adoraveris deos alienos
31-16 Fornicabitur post deos alienos in terra
-18 Quia secutus est deos alienos
-20 Avertentur ad deos alienos et servient eis
32-12 Et non erat cum eo Deus alienus
-16 Provocaverunt eum in diis alienis,
Josue. 2-19 Et nos erimus alieni
22-31 Alieni estis a prævaricatione hac
23-16 Servieritis diis alienis et adoraveritis
24- 2 Servieruntque diis alienis
-16 Et serviamus diis alienis
-20 Servieritis diis alienis, convertet se
-23 Auferte deos alienos de medio vestri
Judic. 2-12 Et secuti sunt deos alienos
-17 Fornicantes cum diis alienis
-19 Sequentes deos alienos, servientes eis
10-13 Reliquistis me et coluistis deos alienos
-16 Alienorum deorum idola projecerunt
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ
Ruth. 2-22 Ne alieno agro quispiam resistat tibi
1 Reg. 7- 3 Auferte deos alienos de medio vestri
8- 8 Et servierunt diis alienis
22- 2 Oppressi ære alieno et amaro animo
26-19 Vade, servi diis alienis
2 Reg. 22-45 Filii alieni resistent mihi
-46 Filii alieni defluxerunt
3 Reg. 9- 6 Colueritis deos alienos et adoraveritis eos
- 9 Et secuti sunt deos alienos et adorav.
11- 4 Per mulieres, ut sequeretur deos alienos
-10 Præcep... ne sequeretur deos alienos
14- 9 Fecisti tibi deos alienos et conflatiles
4 Reg. 5-17 Non e. faciet... victimam diis alienis
17- 7 Factum est enim... coluerunt deos alienos
-35 Nolite timere deos alienos et non adoretis
-37 Et non timeatis deos alienos
-38 Nolite oblivisci: ne colatis deos alienos.
19-24 Ego succidi. Et bibi aquas alienas
22-17 Et sacrificaverunt diis alienis
2 Par. 7-19 Et abeuntes servieritis diis alienis,
-22 Apprehenderunt deos alienos et adoraverunt
33-15 Et abstulit deos alienos et simulacrum
34-25 Et sacrificaverunt diis alienis,
2 Esdr. 5-10 Æs alienum concedamus, quod debetur nobis.
Judith. 8-18 Et adoraverunt deos alienos.
Esth. 16-10 Aman... alienusq. a Persarum sanguine,
Job. 15-19 Et non transivit alienus per eos.
19-13 Noti mei quasi alieni recesserunt a me.
-15 Ancillæ m. sicut alienum habuerunt me,
Psal. 17-46 Filii alieni mentiti sunt mihi
Filii alieni inveterati sunt et claudic.
18-14 Et ab alienis parce servo tuo
43-21 Si expandimus manus nostras ad Deum alienum
48 11 Et relinquent alienis divitias suas
53- 5 Alieni insurrexerunt adversum me
80-10 Neque adorabis Deum alienum
108-11 Et diripiant alieni labores ejus
136- 4 Quomodo cantabimus... in terra aliena
143- 7 Libera me... de manu filiorum alienorum
Prov. 2-16 Ut eruaris a muliere aliena
5- 9 Ne des alienis honorem tuum
-10 Et labores tui sint in domo aliena
-17 Nec sint alieni participes tui
-20 Quare seduceris, fili mi, ab aliena
7- 5 Ut custodiat te a muliere e. et ab aliena
20-16 Qui fidejussor extitit alieni
21- 8 Perversa via viri, aliena est
22-14 Fovea profunda os alienæ
23-27 Et puteus angustus, aliena.
27- 2 Laudet te alienus et non os tuum
-13 Et pro alienis, aufer ei pignus.
Eccli. 9- 8 Et ne circumspicias speciem alienam;
-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati,
-11 Cum aliena muliere ne sedeas omnino,
21- 9 Qui ædificat domum s. impendiis alienis,
23-32 Statuens hæreditatem ex alieno matrimonio.
29-25 Et vagati sunt in gentibus alienis,
32-22 Alienus et superbus non pertimescet
36- 3 Alleva manum t. super gentes alienas,
40-30 Vir respiciens in mensam alienam,
Alit enim animam suam cibis alienis.
41-27 Ne respicias mulierem alieni viri,
45-22 Quia contra illum steterunt alieni,

Isai. 1- 7 Regionem vestram coram vobis alieni devorant,
2- 6 Quia... et pueris alienis adhæserunt.
17-10 Propterea... et germen alienum seminabis.
25- 2 Quia posuisti civitatem..... domum alienorum:
- 5 Tumultum alienorum humiliabis:
28-21 Ut faciat opus suum, alienum opus ejus,
43-12 Auditum feci, et non fuit in vobis alienus:
61- 5 Et stabunt alieni, et pascent pecora vestra:
62- 8 Si biberint filii alieni vinum tuum,
Jerem. 1-16 libaverunt diis alienis, et adoraverunt
2-21 Conversa es mihi in pravum vinea aliena?
-25 Adamavi quippe alienos, et post eos ambulabo.
3-13 Dispersisti vias tuas alienis sub omni ligno
5-19 Sicut servistis deo alieno in terra vestra, Sic servietis alienis in terra non vestra.
7- 6 Post deos alienos non ambulaveritis in malum
- 9 Et ire post deos alienos, quos ignoratis
-18 Et libent diis alienis, et me ad iracundiam
8-19 Concitaverunt... in vanitatibus alienis?
10-11 Et hi ergo abierunt post deos alienos,
13-10 Abieruntq. post deos alienos ut servirent
16-11 Et abierunt post deos alienos, et serv.
-13 Servietis ibi diis alienis die ac nocte,
19- 4 Et alienum fecerint locum istum: Et libaverunt in eo diis alienis,
-13 Et libaverunt libamina diis alienis.
22- 9 Adoraverint deos alienos, et servierint eis.
-26 Mittam te, et matrem.... in terram alienam,
25--6 Et nolite ire post deos alienos, ut serviatis
30- 8 Et non dominabuntur ei amplius alieni:
32-29 Libabant diis alienis libamina ad irrit.
35-15 Nolite sequi deos alienos, neque colatis eos:
44- 3 Colerent deos alienos, quos nesciebant,
- 5 Et non sacrificarent diis alienis,
- 8 Sacrificando diis alienis in terra Ægypti,
-15 Quod sacrificarent uxores eorum diis alienis
51-51 Venerunt alieni super sanctificationem
Thren. 5- 2 Hæreditas nostra versa est ad alienos,
Baruc. 1-22 Operari diis alienis, facientes mala
3-11 Inveterasti in terra aliena, coinquinatus
4- 3 Ne tradas... dignitatem tuam genti alienæ.
6- 4 Ne et vos similes efficiamini factis alienis,
Ezech. 7-21 Dabo illud in manus alienorum ad dirip...
16-32 Quæ super virum suum inducit alienos.
28- 7 Idcirco ecce ego adducam super te alienos,
-10 Morte incirc. morieris in manu alienorum:
30-12 Dissipabo ter... et plen... ejus manu alienorum,
31-12 Et succident eum alieni, et crudelissimi
44- 7 Eo quod inducitis filios alienos incircumc...
- 9 Omnis filius alienus qui est in medio filiorum
Dan. 11-39 Faciet ut muniat Maozim cum Deo alieno
Osee. 3- 1 Et ipsi respiciunt ad deos alienos,
5- 7 Quia filios alienos genuerunt:
7- 9 Comederunt alieni robur ej.. et ipse nescivit:
8- 7 Quod et si fecerit, alieni comedent eam.
-12 Leges m. quæ velut alienæ computatæ sunt.
Joel. 3-17 Alieni non transibunt per eam amplius.
Abdiæ, -11 Quando capiebant alieni exercitum ejus,
Malac. 2-11 Et habuit filiam dei alieni.
1 *Mac.* 6-13 Ecce pereo tristitia magna in terra aliena.
12-10 Ne forte alieni efficiamur a vobis.
15-33 Neque alienam terram sumpsimus, Neque aliena detinemus:
2 *Mac.* 4-21 Cum cognovisset Antiochus alienum se
14-26 Nicanorem rebus alienis assentire,
Matth. 17-24 Accipiunt... a filiis suis, an ab alienis?
-25 Et ille dixit: Ab alienis.
Luc. 16-12 Et si in alieno fideles non fuistis:
Joan. 10- 5 Alienum a. non sequuntur, sed fugiunt ab eo; quia non noverunt vocem alienorum.
Act. 7- 6 Erit semen ejus accola in terra aliena,
Rom. 14- 4 Tu qui es, qui judicas alienum servum?
15-20 Ne super alienum fundamentum ædificarem;
1 *Cor.* 10-29 Ut quid judicatur ab aliena conscientia?
2 *Cor.* 10-15 Non... gloriantes in alienis laboribus:
-16 Non in aliena regula... gloriari
1 *Tim.* 5-22 Neque communicaveris peccatis alienis.
Hebr. 9-25 Per singulos annos in sanguine alieno:
11- 9 Fide demoratus... tanquam in aliena,
1 *Petr.* 4-15 Aut maledicus, aut alienorum appetitor.

ALIMENTA.

Gen. 41-55 Clam. pop. ad Pharaonem alimenta petens,
42- 1 Audiens autem Jacob quod alimenta
47-17 Dedit eis alimenta pro equis, et ovibus,
Deut. 2-28 Alimenta pretio vende nobis, ut vescamur:
2 *Reg.* 19-32 Et ipse præbuit alimenta regi,
20- 3 Alimenta eis (*mulieribus*) præbens
Jerem. 52- 6 Et non erant alimenta populo terræ.
Joel. 1-16 Alimenta perierunt de domo Dei nostri,
1 *Mac.* 6-49 Quia non erant eis ibi alimenta conclusis,
13-33 Et posuit alimenta in munitionibus.
1 *Tim.* 6- 8 Habentes a. alimenta, et quibus tegamur,

ALIMIS, *Urbs de tribu Gad.*

1 *Mac.* 5-26 Comprehensi... et in Alimis et in Casphar,

ALIMONIA.

Levit. 3-16 Adolebitq. ea... in alimoniam ignis,
1 *Mac.* 13-21 Et mitteret illis alimonias.
14-10 Et civitatibus tribuebat alimonias,
2 *Mac.* 12-14 Apparatu alimoniarum, remissius agebant,

ALIOQUI *et* ALIOQUIN.

Gen. 30- 1 Da mihi liberos, alioquin moriar.
42-16 Alioquin per sal. Phar. exploratores estis
44-26 Alioquin illo absente, non audemus.
Levit. 10- 7 Non egrediemini... alioquin peribitis:
Num. 4-20 Nulla curiositate... alioquin morientur.
20-18 Alioquin armatus occurram tibi.
1 *Reg.* 2-16 Nunc enim dabis, alioquin tollam vi.
19-17 Dimitte me, alioquin interficiam te.
25-34 Alioquin vivit Dominus Deus Israël,
Job. 2- 5 Alioquin mitte manum tuam, et tange os
Dan. 14-28 Alioquin interficiemus te, et domum tuam.
2 *Mac.* 5-18 Alioquin nisi contigisset eos multis pecc...
Matth. 6- 1 Alioquin mercedem non habebitis apud Patrem,
9-17 Alioquin rumpuntur utres, et vinum eff...
Marc. 2-21 Alioquin aufert supplementum novum,
-22 Alioquin dirumpet vinum utres,
Lucæ. 5-36 Alioquin et novum rumpit,
-37 Alioquin rumpet vinum novum utres,
14- 3 Alioquin adhuc illo longe agente,
Joan. 14-12 Alioquin propter opera ipsa credite.
Rom. 3- 6 Alioquin quomodo judicabit Deus hunc m.?
11- 7 Alioquin gratia jam non est gratia.
-22 Alioquin et tu excideris.
1 *Cor.* 5-10 Alioquin debueratis de hoc mundo exiisse.
7-14 Alioquin filii vestri immundi essent,
15-29 Alioquin quid facient qui baptizantur
2 *Cor.* 11-16 Alioquin velut insipientem accipite me.
Hebr. 9-17 Alioquin nondum valet, dum vivit qui test..
-26 Alioquin oportebat eum frequenter pati
10- 2 Alioquin cessassent offerri:

ALIQUANDO.

Gen. 30-30 Ut aliquando provideam domui meæ.
42- 9 Recordatusq. somn. quæ aliquando viderat,
Deut 4-32 Si facta est aliquando hujuscemodi res,
1 *Reg.* 25- 7 Nec aliquando defuit quidquam eis de grege
-15 Nec quidq. aliquando periit om. tempore,
-29 Si e. surrexerit aliquando homo perseq.
27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül:
3 *Reg.* 1- 6 Nec corripuit eum pater suus aliquando
Tobiæ. 4- 6 Cave, ne aliquando peccato consentias,
-16 Vide ne tu aliquando alteri facias.
5- 2 Sed neque viam... aliquando cognovi.
Psal. 93- 8 Et stulti aliquando sapite.
Sap. 5- 3 Quos habuimus aliquando in derisum,
17-14 Aliquando monstrorum exagitabantur Timore, aliquando animæ deficiebant,
Eccli. 13-21 Si communicabit lupus agno aliquando,
37-18 Anima viri sancti enuntiat aliquando vera,
Jerem. 17- 8 Nec aliquando desinet facere fructum.
Dan. 13-15 Ingressa est aliquando sicut heri
14- 6 Ne erres rex... neque comedit aliquando.
1 *Mac.* 8-11 Insulas, quæ aliquando restiterant illis,
Luc. 22-32 Tu aliquando conversus confirma fratres
Rom. 1-10 Tandem aliquando prosperum iter habeam
7- 9 Ego autem vivebam sine lege aliquando.
11-30 Sicut enim aliquando et vos non credidistis
Galat. 1-13 Convers. meam aliquando in Judaïsmo:
-23 Qui persequebatur nos aliquando, nunc Evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat:
2- 6 Quales aliquando fuerint, nihil mea interest.
Ephes. 2- 2 In quibus aliquando ambulastis secundum sæculum
- 3 In quibus et nos omnes aliquando conversati,
-11 Memores estote, quod aliquando vos gentes
-13 Vos qui aliquando eratis longe, facti estis
5- 8 Eratis enim aliquando tenebræ: Nunc a. lux
Philip. 4-10 Tandem aliquando refloruistis pro me
Colos. 1-21 Et vos cum essetis aliquando alienati,
3- 7 In quibus et vos ambulastis aliquando,
1 *Thes.* 2- 5 Neque e. aliquando fuimus in sermone adul.
Tit. 3- 3 Eramus enim aliquando et nos insipientes,
Phile. -11 Qui tibi aliquando inutilis fuit,
Hebr. 1- 5 Cui enim dixit aliquando Angelorum:
-13 Ad quem autem Angelorum dixit aliquando:
1 *Petr.* 2-10 Qui aliquando non populus, nunc a. populus
3- 5 Sic enim aliquando et sanctæ mulieres,
-20 Qui increduli fuerant aliquando,
2 *Petr.* 1-10 Hæc enim facientes, non peccabitis aliquando.
-21 Non e... allata est aliquando prophetia:

ALIQUANTULUM.

Gen. 40- 4 Aliquantulum temporis fluxerat,
Judic. 15- 1 Post aliquantulum autem temporis,
1 *Cor.* 16- 7 Spero e. me aliquantulum temporis manere
Hebr. 10-37 Adhuc enim modicum aliquantulum

ALIQUANTUS, A, UM.

Levit. 27-18 Sin autem post aliquantum temporis:
Act. 15-33 Facto autem ibi aliquanto tempore,
18-23 Facto ibi aliquanto tempore profectus est,
28- 3 Cum congreg..... sarmentorum aliquantam multitudinem

ALIQUIS, ALIQUA, QUID, QUOD.

Gen. 27- 3 Cumque venatu aliquid apprehenderis,
39-23 Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis:
44-29 Si... et aliquid ei in via contigerit,
Exod. 13- 7 Non apparebit apud te aliquid fermentatum,
18-16 Cumque acciderit eis aliqua disceptatio,
33- 7 Populus, qui habebat aliquam quæstionem,
Levit. 5- 2 Anima quæ tetigerit aliquid immundum,
-11 Nec thuris aliquid imponet, quia pro pecc. est.
6- 2 Vel vi aliquid extorserit, aut calumniam f.
7-19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum
15-10 Qui potaverit horum aliquid, lavabit...
19-28 Neque figuras aliquas aut stigmata facietis
-31 Nec ab ariolis aliquid sciscitemini,
-35 Nolite facere iniquum aliquid in judicio,
26-39 Quod si et de iis aliqui remanserint,
Num. 15-30 Quæ per superbiam aliquid commiserit,
30- 7 Si maritum habuerit, et voverit aliquid,
31-20 Et aliquid in utensilia præparatum,
Deut. 1-17 Quod si difficile vobis visum aliquid fuerit
4-15 Non vidistis aliquam similitudinem,
-25 Si feceritis vobis aliquam similitudinem
-42 Et ad harum aliquam urbium possit evadere:
13-12 Si audieris... dicentes aliquos:
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico vel prox...
-21 Aut in aliqua parte deforme vel debile,
19-15 Non stabit testis unus contra aliquem,
22-23 Et invenerit eam aliquis in civitate,
24- 1 Non inven. grat... propt. aliquam fœditatem,
-10 Cum repetes a proximo tuo rem aliquam,
25- 1 Si fuerit causa inter aliquos, et interpell...
Josue. 2-19 Redundabit in caput n. si eos aliquis tetigerit.
5- 7 Nec eos in via aliquis circumciderat.
7- 1 Nam Achan... tulit aliquid de anathemate;
Judic. 4-20 Et cum venerit aliquis interrogans te, et Dicens: Numquid hic est aliquis?
7-13 Narrabat aliquis somnium proximo suo:
9-29 Utinam daret aliquis populum istum
13- 7 Et ne aliquo vescaris immundo:
1 *Reg.* 12- 3 Si... calumn... si oppressi aliquem,
- 4 Neque tulisti de manu alicujus quippiam.
15- 3 Non concupiscas ex rebus ipsius aliquid:
16-17 Providete e. mihi aliquem bene psallentem,
20- 8 Si autem est iniquitas aliqua in me
-12 Et aliquid boni fuerit super David,
2 *Reg.* 7-14 Qui si inique aliquid gesserit, arguam
9- 1 Putas-ne aliquis qui remanserit de domo
- 3 Numquid superest aliquis de domo Saül,
17-13 Quod si urbem aliquam fuerit ingressus,
19-42 Numquid comedimus aliquid ex rege,
3 *Reg.* 8-31 Si... habuerit aliquod juramentum
10-21 Nec alicujus pretii putabatur in diebus S.
18-29 Nec audiebatur vox, nec aliquis respondebat,
4 *Reg.* 5-20 Et accipiam ab eo aliquid.
2 *Par.* 22- 9 Nec erat ultra spes aliqua, ut de stirpe
1 *Esd.* 6- 9 Ne sit in aliquo querimonia.
Tobiæ. 2- 2 Vade, et adduc aliquos de tribu nostra
-21 Non licet nobis aut edere ex furto aliquid,
4-15 Quicumque tibi aliquid operatus fuerit,
5- 4 Et inquire tibi aliquem fidelem virum,
Judith. 5-24 Perquire si est aliqua iniquitas eorum
Esth. 13-12 Scis quia non pro... aliqua gloriæ cupiditate,
Job. 5- 1 Et ad aliquem sanctorum convertere.

Job. 6- 6 Aut potest aliquis gustare, quod gustatum
15-31 Quod aliquo pretio redimendus sit.
16- 3 Aut aliquid tibi molestum est si loquaris?
32-12 Et donec putabam vos aliquid dicere,
36-18 Non te e. superet ira, ut aliquem opprimas:
Psal. 87-12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro
Prov. 13-13 Qui detrahit alicui rei, ipse se... obligat;
28-24 Qui subtrahit aliquid a patre suo, et a matre,
Sap. 11-25 Nec e.odiens aliquid constituisti,aut fecisti.
-26 Quomodo a. posset aliquid permanere, nisi
12-11 Nec timens aliquem, veniam dabas peccatis
13-14 Aut alicui ex animalibus illud comparet,
14- 4 Etiam si sine arte aliquis adeat mare.
15-19 Sed nec aspectu aliquis ex his animalibus
Prolog.Eccli. Voluit et ipse scribere aliquid horum,
Et ipse aliquam addere diligentiam et laborem
Eccli. 9-19 Noli aliquid committere, ne forte
23-22 Non extinguetur donec aliquid glutiat:
42-22 Et non eget alicujus consilio.
45-16 Non est indutus illa alienigena aliquis,
48-14 Nec superavit illum verbum aliquod,
Jerem. 37- 9 Derelicti fuerint ex eis aliqui vulnerati;
38-14 Ne abscondas a me aliquid.
Baruc. 6-17 Et sicut alicui, qui regem offendit,
-23 Nisi aliquis exterserit æruginem,
-27 Neque mendicanti aliquid impertiunt;
-33 Neque si quid mali patiuntur ab aliquo,
-43 Cum autem aliqua ex ipsis attracta ab aliquo transeunte dormierit cum eo,
Ezech. 46-16 Si dederit princeps domum alicui de filiis
Dan. 6- 5 Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem, nisi forte in lege Dei sui.
- 7 Ut omnis qui petierit aliquam petitionem
Amos. 3- 4 Nisi aliquid apprehenderit?
1 Mac. 1-14 Et destinaverunt aliqui de populo,
6-21 Adjunxerunt se illis aliqui impii ex Israël,
10-14 In Bethsura remanserunt aliqui ex his,
-16 Numquid inveniemus aliquem verum talem?
-35 Nemo habebit potestatem agere aliquid, et Movere negotia adversus aliquem illorum,
14-44 Ne liceat ulli... irritum facere aliquid
-45 Aut irritum fecerit aliquid horum,reus erit.
15-33 Quæ injuste... aliquo tempore possessa est.
2 Mac. 3- 4 Contend... iniquum aliquid in civit. moliri.
-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam
11-36 Confertim aliquem mittite, diligentius...
14-22 Ne forte ab host... mali aliquid oriretur,
Matth. 5-23 Frater tuus habet aliquid adversum te:
12-19 Neque audiet aliquis in plateis vocem ejus;
18-12 Si fuerint alicui centum oves, et errav...
20-20 Adorans et petens aliquid ab eo.
21- 3 Et si quis vobis aliquid dixerit, dicite quia
22-16 Et non est tibi cura de aliquo:
24-17 Non descendat tollere aliquid de domo sua:
Marc. 4-22 Non est enim aliquid absconditum,
11-25 Dimittite si quid habetis adversus aliquem:
Luc. 7-40 Simon, habeo tibi aliquid dicere.
8- 2 Et mulieres aliquæ, quæ erant curatæ
-46 Tetigit me aliquis, nam ego novi virtutem
-56 Præcepit ne alicui dicerent quod factum
9-27 Sunt aliqui hic stantes, qui non gustabunt
11-36 Non habens aliquam partem tenebrarum
-54 Quærentes aliquid capere de ore ejus,
19- 8 Si quid aliquem defraudavi, reddo quadrup.
20-28 Si frater alicujus mortuus fuerit
22-35 Numquid aliquid defuit vobis?
23- 8 Sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.
24-41 Habetis hic aliquid, quod manducetur?
Joan. 1-46 A Nazareth potest aliquid boni esse?
4-33 Numquid aliquis attulit ei manducare?
5-14 Ne deterius tibi aliquid contingat.
7-48 Numquid ex principibus aliquis credidit
13-29 Eme ea... aut egenis ut aliquid daret.
Act. 3- 5 Sperans se aliquid accepturum ab eis.
4-12 Et non est in alio aliquo salus.
-32 Nec quisquam... aliquid suum esse dicebat,
5-36 Theodas, dicens se esse aliquem,
8- 9 Dicens se esse aliquem magnum:
-31 Quomodo.... si non aliquis ostenderit mihi?
-34 Propheta dicit hoc? de se, an de alio aliquo?
17-21 Nisi aut dicere, aut audire aliquid novi.
-25 Nec manibus humanis colitur indigens aliquis,
18-14 Si quidem esset iniquum aliquid,aut facinus
19-38 Quod si... habent adversus aliquem causam,
21-37 Si licet mihi loqui aliquid ad te?
23-15 Tanquam aliquid certius cognituri de eo.
-17 Habet enim aliquid indicare illi.
-18 Habentem aliquid loqui tibi
-20 Quasi aliquid certius inquisituri sint de illo:
Act. 24-12 Neque... invenerunt me cum aliquo disputantem,
25-11 Si... aut dignum morte aliquid feci,
-16 Non est Rom. consuetudo damnare aliquem
27-27 Nautæ apparere sibi aliquam regionem
28-19 Non quasi... habens aliquid accusare
-21 Neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit,
Rom. 1-11 Ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis
-13 Venire ad vos... ut aliquem fructum habeam
9-11 Cum enim nondum... aliquid boni egissent, aut mali
11-14 Si... et salvos faciam aliquos ex illis.
-17 Quod si aliqui ex ramis fracti sunt,
15-18 Non enim audeo aliquid loqui eorum,
-26 Probaverunt... collationem aliquam facere
1 Cor. 2- 2 Non e. judicavi me scire aliquid inter vos,
3- 7 Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat:
5- 1 Ita ut uxorem patris sui aliquis habeat.
6- 1 Audet aliquis vestrum habens negotium
7-18 Circumcisus aliquis vocatus est? In præputio aliquis vocatus est?
8- 2 Si quis autem se existimat scire aliquid,
10-19 Dico quod idolis immolatum sit aliquid? Aut quod idolum, sit aliquid?
15-35 Sed dicit aliquis: Quomodo resurgunt mortui?
-37 Seminas... aut alicujus cæterorum.
2 Cor. 2-10 Cui autem aliquid donastis, et ego:
3- 5 Non... cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis:
10- 8 Nam et si amplius aliquid gloriatus fuero,
12- 6 Aut aliquid audit ex me.
-17 Numquid per aliquem eorum, quos misi
13- 8 Non enim possumus aliquid adversus verit.
Galat. 1- 7 Nisi sunt aliqui qui vos conturbant,
2- 2 Seorsum... qui videbantur aliquid esse:
- 6 Ab iis autem, qui videbantur esse aliquid, Qui videbantur esse aliquid, nisi contulerunt.
5- 6 In Chr. J. neque circumcisio aliquid valet,
6- 1 Si præoccupatus fuer. homo in aliquo delicto
- 3 Nam si quis existimat se aliquid esse
-15 In Christo.. neque circumcisio aliquid valet
Ephes. 5-27 Non habentem maculam... aut aliquid hujusmodi,
Coloss. 2-23 Non in aliquo honore ad saturitatem carnis.
3-13 Si quis adversus aliquem habet querelam:
1 Thes. 4-11 Et nullius aliquid desideretis.
5-15 Ne quis malum pro malo alicui reddat:
2 Thes. 3- 8 Neque gratis panem manducavimus ab aliquo,
Phile. -18 Si autem aliquid nocuit tibi, aut debet,
Hebr. 3- 4 Namq. domus fabricatur ab aliquo:
-12 Ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
4- 1 Ne... existimetur aliquis ex vobis deesse.
8- 3 Unde necesse est et hunc habere aliquid,
11-40 Deo pro nobis melius aliquid providente,
Jacob. 1- 7 Quod accipiat aliquid a Domino.
-18 Ut simus initium aliquod creaturæ ejus.
2-16 Dicat autem aliquis ex vobis illis: Ite
5-13 Tristatur aliquis vestrum? oret:
1 Petr. 4-12 Quasi novi aliquid vobis contingat:
2 Petr. 3- 9 Patienter agit... nolens aliquos perire,
1 Joan. 2-27 Non necesse habetis ut aliquis doceat vos:
Apoc. 2-10 Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis in carcerem.
21-27 Non intrabit in eam aliquod coinquinatum.

ALIQUOT.

Judic. 14- 8 Et post aliquot dies revertens ut acc...
Act. 9-19 Fuit a. cum Discipulis... per dies aliquot.
10-48 Ut maneret apud eos aliquot diebus
15-36 Post aliquot autem dies, dixit ad Barnab...
16-12 Eramus a. in hac urbe diebus aliquot,
21-10 Et cum moraremur per dies aliquot,
24-24 Post aliquot autem dies veniens Felix

ALIQUOTIES.

Eccli. 34-13 Aliquoties usque ad mortem periclitatus
1 Mac. 16- 2 In manibus n. liberare Israël aliquoties.

ALITER.

Gen. 42-12 Aliter est, immunita terræ... venistis.
Num. 11-15 Sin aliter tibi videtur, obsecro ut interficias me
35-33 Nec aliter expiari potest, nisi per ej. sang.
Deut. 18-14 A Domino Deo tuo aliter institutus es.
1 Reg. 29- 4 Quomodo enim aliter poterit placare Dom.
3 Reg. 22-20 Dixit unus verba hujuscemodi, et alius aliter.
Sap. 8-21 Ut scivi quoniam aliter non possem esse
Philip. 3-15 Si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus
1 Tim. 1- 3 Ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent.
5-25 Quæ aliter se habent, abscondi non possunt.
6- 3 Si quis aliter docet, et non acquiescit sanis

ALIUNDE.

Joan. 10- 1 Sed ascendit aliunde, ille fur est, et latro

ALIUS, A, UD.

Gen. 4-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel,
8-10 Expectatis a. ultra septem diebus aliis,
-12 Expectavitq. nihilominus septem alios dies:
24-49 Sin autem aliud placet, et hoc dicite mihi,
-50 Non possumus... quidquam aliud loqui tecum.
25- 1 Abraham vero aliam duxit uxorem n. Ceturam
26-18 Rursumq. fodit alios puteos, quos foderant
-21 Foderunt a. et alium; et pro illo... rixati
28-17 Non est hic, aliud. nisi domus Dei et porta cœli.
29-27 Serviturus es mihi septem annis aliis.
-30 Serviens apud eum septem annis aliis.
-34 Concepitq. tertio, et genuit alium filium;
31-50 Si introduxeris alias uxores super eas;
32- 8 Alia turma, quæ reliqua est, salvabitur.
37- 9 Aliud quoque vidit somnium,
39- 6 Nec quidquam aliud noverat, nisi panem
41- 3 Aliæ quoque septem emergebant de flumine,
-19 Has sequebantur aliæ septem boves... deformes
-23 Aliæ quoque septem tenues et percussæ uredine,
-30 Quos sequentur septem anni alii tantæ sterilitatis,
42- 5 Cum aliis, qui pergebant ad emendum.
43- 6 Ut indicaretis ei et alium habere vos fratrem
-22 Sed et aliud attulimus argentum,
48- 7 Ephratæ, quæ alio nomine appellatur Bethlehem.
49-16 Dan judicabit.. sicut et alia tribus in Israël.
Exod. 16-17 Et collegerunt, alius plus, alius minus.
18-22 Leviusque sit tibi, partito in alios onere.
22-27 Nec habet aliud in quo dormiat:
26- 3 Et aliæ quinque nexu simili cohærebunt.
-14 Facies et operimentum aliud tecto de
-23 Et rursum alias duas quæ in angulis
28-27 Necnon et alios duos annullos aureos
-34 Rursumq. in tintinnabulum aliud aureum et
30-32 Et juxta compositionem ejus non facietis aliud,
36-10 Et alias quinque sibi invicem copulavit.
-16 Et sex alia separatim
-19 Aliudq. desuper velamentum de pellibus
-28 Et duas alias per singulos angulos tabern...
-32 Et quinque alios ad alterius lateris Et extra hos, quinque alios vectes ad Occid..
-33 Fecit quoque vectem alium, qui per medias
39-33 Et aliud operimentum de janthinis pellibus,
Levit. 5- 2 Quæ tetigerit... aut quodlibet aliud reptile:
6- 3 Et quodlibet aliud ex pluribus fecerit,
-11 Indutusq. aliis, efferet eos extra castra,
13- 5 Rursum recludet eum septem diebus aliis.
-33 Et includetur septem diebus aliis.
14- 6 Alium autem vivum cum ligno cedrino,
-42 Lapidesq. alios reponi pro his qui ablati Fuerint, et luto alio liniri domum.
-43 Sin... pulvis erasus, et alia terra lita,
22-25 Et quidquid aliud dare voluerit:
24 21 Qui percusserit jumentum, reddet aliud.
Num. 4-20 Alii nulla curiositate videant... in Sanct.
-25 Tectum fœderis operimentum aliud,
6- 3 Ex qualibet alia potione... non bibent:
7- 8 Quatuor alia plaustra et octo boves dedit
11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi man.
13-32 Alii vero qui fuerant cum eo, dicebant:
14-24 Caleb qui plenus alio spiritu secutus est me,
18-23 Nihil aliud possidebunt.
22-35 Cave ne aliud quam præcepero tibi loquaris.
-38 Numquid loqui potero aliud, nisi quod
23-12 Num aliud possum loqui, nisi quod jusserit
-27 Veni, et ducam te ad alium locum:
35- 6 Exceptis his, alia quadraginta duo oppida,
36- 3 Et translata ad aliam tribum,
- 4 Et aliorum possessio ad alios transeat.
Deut. 3-24 Neque enim est alius Deus, vel in cœlo,
4- 7 Nec est alia natio tam grandis,
- 8 Quæ est enim alia gens sic inclyta,
-35 Ipse est Deus, et non est alius præter eum.
-39 Cogitato... quod... non sit alius (*Deus*).
12-12 Neque enim habet aliam partem..inter vos.
14-27 Non habet aliam partem in possessione tua.
-28 Anno tertio separabis aliam decimam

Deut. 14-29 Levites, quia aliam non habet partem
18- 2 Nihil aliud accipient de possessione fratrum:
19- 9 Addes tibi tres alias civitates,
20- 5 Ne forte... alius dedicet eam.
- 6 Ne... alius homo ejus fungatur officio.
- 7 Ne... alius homo accipiat eam.
22- 8 Si reus, labente alio, et in præceps ruente.
23-19 Non fœnerabis... quamlibet aliam rem :
28-30 Uxorem accipias, et alius dormiat cum ea.
-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione,
32-39 Videte quod..non sit alius Deus præter me :
33-26 Non est Deus alius ut Deus rectissimi :
Josue. 4- 9 Alios quoque duodecim lapides posuit
6- 6 Septem alii sacerdotes tollant septem
14- 4 Nec acceperunt Levitæ aliam... partem,
Judic. 2-10 Surrexerunt alii, qui non noverant Dom.
6-35 Et alios nuntios in Aser et Zabulon
7-14 Non est hoc aliud, nisi gladius Gedeonis
11-34 Non enim habebat alios liberos.
-35 Et aliud facere non potero.
16 11 Ero, et aliorum hominum similis
20-34 Sed et alia decem millia virorum
-45 Et interfecerunt etiam alia duo millia.
21-14 Alias autem non repererunt,
Ruth. 3-12 Sed est alius me propinquior.
1 *Reg.* 2- 2 Neque enim est alius extra te,
9- 7 Sport. non habemus... nec quidquam aliud.
10- 3 Portans... alius tres tortas panis, et alius portans lagenam vini.
- 6 Et mutaberis in virum alium.
- 9 Immutavit ei Deus cor aliud,
-12 Responditque alius ad alterum, dicens :
13-18 Alius ingrediebatur per viam Beth-horon ;
14-13 Itaque alii cadebant ante Jonatham,
Alios armiger ejus interficiebat sequens eum.
17-28 Loquente eo cum aliis, iratus est
-30 Et declinavit paululum ab eo ad alium :
19-21 Misit (*Saül*) et alios nuntios :
20-36 Jecit aliam sagittam trans puerum.
21- 9 Neque enim hic est alius absque eo.
26-15 Et quis alius similis tui in Israël ?
28- 8 Vestitusq. est aliis vestimentis, et abiit ipse,
2 *Reg.* 3-35 Si... gustavero panem vel aliud quidquam.
5-13 Natique sunt David et alii filii et filiæ :
11- 9 Dormivit a. Urias... cum aliis servis
18-20 Non in hac die, sed nuntiabis in alia :
-29 Dixitq. Achimaas... nescio aliud.
3 *Reg.* 3-18 Eramus simul, nullusq. alius nobiscum
7-20 Et rursum alia capitella in summitate
8- 9 In arca autem non erat aliud,
13-10 Abiit ergo per aliam viam,
14- 6 Quare aliam te esse simulas ?
22-20 Dixit unus verba h. et alius aliter.
4 *Reg.* 5-15 Vere scio quod non scit alius Deus
7- 8 Rursum reversi sunt ad aliud tabern.
13 Alii enim (*equi*) consumpti sunt
1 *Par.* 14- 3 Accepit quoque David alias uxores in Jer..
-13 Alia etiam vice Philisthiim irruerunt,
17-20 Et non est alius Deus absque te,
Quis e. est alius, ut populus tuus Israël,
20- 5 Aliud quoque bellum gestum est
- 6 Sed et aliud bellum accidit in Geth,
23-17 Et non erant Eliezer filii alii.
28-16 Argentum in alias mensas argenteas.
2 *Par.* 4- 4 Respiciebant... alii tres ad Occidentem :
Porro tres alii Meridiem,
5-10 Nihilq. erat aliud in arca, nisi duæ tabulæ,
6- 5 Neque elegi quemquam alium virum,
8- 4 Alias civitates munitissimas ædificavit
9-19 Alios duodecim leunculos stantes super sex
17-19 Exceptis aliis, quos posuerat in urbibus
18-19 Cumq. diceret unus hoc modo, et alter alio:
23- 6 Nec quisquam alius ingrediatur domum D.
- 7 Et si quis alius ingressus fuerit templum,
25-12 Et alia decem millia virorum ceperunt
30-23 Ut celebrarent etiam alios dies septem :
32-16 Sed et alia multa locuti sunt servi ejus
35-21 Sed contra aliam pugno domum,
1 *Esdr.* 1-10 Vasa alia mille.
2 *Esdr.* 5- 4 Et alii dicebant : Mutuo sumamus pecunias
- 5 Et vineas nostras alii possident.
-18 Vina diversa, et alia multa tribuebam :
Tobiæ. 2-23 Aliis hujuscemodi verbis exprobrabat ei
3-19 Quia forsitan viro alii conservasti me.
4-16 Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne
6-11 Neque fœminam ullam habet aliam
-18 Nihil aliud, nisi orationibus vocabis cum ea
7-12 Propterea alius non potuit habere illam.
13- 4 Non est alius Deus omnipotens præter eum
Judith. 5-29 Et præter ipsum alius non est (*Deus*).
8-33 Nihil aliud fiat, nisi oratio pro me
9-19 Tu es Deus, et non est alius præter te.
Esth. 1 7 Aliis atque aliis vasis cibi inferebantur.
2-12 Aliis sex quibusdam pigmentis... uterentur
Esth. 4-14 Per aliam occasionem liberabuntur Judæi
5-12 Reginaq. Esther nullum alium vocavit
6- 6 Reputans quod nullum alium rex, nisi se,
9-12 Interfecerunt... alios decem filios Aman :
14- 3 Præter te nullus est auxiliator alius.
-14 Adjuva me, nullum aliud auxilium habentem,
-19 Exaudi... qui nullam aliam spem habent,
16- 6 Et ex sua natura alios æstimantes,
Job. 1-17 Illo adhuc loquente, venit alius, et dixit :
-18 Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intravit
8-19 Ut rursum de terra alii germinentur.
19-27 Oculi mei conspecturi sunt, et non alius :
21-25 Alius vero moritur in amaritudine animæ
23-14 Et alia multa similia præsto sunt ei.
24- 2 Alii terminos transtulerunt, diripuerunt
- 5 Alii quasi onagri in deserto egrediuntur
31- 8 Seram et alius comedat :
-10 Et super illam incurventur alii.
34-13 Quem constituit alium super terram ?
-24 Et stare faciet alios pro eis.
41-14 Et ad locum alium non ferentur
Prov. 11-24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt :
Alii rapiunt non sua, et semper in egestate sunt.
13-23 Et aliis congregantur absque judicio.
19-19 Et cum rapuerit, aliud apponet.
26- 2 Sicut avis ad alia transvolans, et passer
28-22 Vir qui festinat ditari et aliis invidet,
Eccle. 2-21 Nam cum alius laboret in sapientia,
4- 1 Verti me ad alia, et vidi calumnias,
- 7 Reperi et aliam vanitatem sub sole :
-14 Alius natus in regno, inopia consumatur.
5- 7 Quia excelso excelsior est alius, et super
Hos quoque eminentiores sunt alii,
-12 Est alia infirmitas pessima, quam vidi
6- 1 Est et aliud malum, quod vidi sub sole,
7-23 Quia et tu crebro maledixisti aliis.
8-14 Est et alia vanitas, quæ fit super terram,
9-11 Verti me ad aliud, et vidi sub sole,
Sap. 2-15 Quoniam dissimilis est aliis vita illius,
7- 5 Nemo e. ex regibus aliud habuit nativ...
14- 1 Iterum alius navigare cogitans
-24 Sed alius alium per invidiam occidit,
18-18 Et alius alibi projectus semivivus,
19- 3 Aliam sibi assumpserunt cogitationem
-13 Alii quidem ignotos non recipiebant advenas
Alii autem bonos hospites in serv. redig.
-14 Alius quidam respectus illorum erat :
Prolog. Eccli. Aliosque qui secuti sunt illos,
Et aliorum librorum,
Cæteraque aliorum librorum,
Eccli. 11-20 Et relinquat omnia aliis, et morietur.
14- 4 Qui acervat... injuste, aliis congregat,
Et in bonis illius alius luxuriabitur.
- 5 Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit ?
-15 Nonne aliis relinques dolores et labores
-19 Alia generantur, et alia dejiciuntur,
Sic generatio carnis et sanguinis, alia finitur,
Et alia nascitur.
22-17 Et quod illi aliud nomen quam fatuus ?
23-15 Est et alia loquela contraria morti,
-33 Et ex alio viro filios statuit sibi.
27-29 Qui laqueum alii ponit, peribit in illo.
33-20 Et non dederis alii possessionem tuam :
36-12 Non est alius præter nos.
37-17 Non est enim tibi aliud pluris illo
48-18 Alii autem multa commiserunt peccata.
49- 7 Dederunt enim regnum suum aliis,
Isaï. 1-13 Et festivitates alias non feram,
18- 2 Popul. terribilem, post quem non est alius ;
- 7 A populo terribili, post quem non fuit alius ;
45-18 Ego Dominus, et non est alius.
-22 Quia ego Deus, et non est alius.
65-15 Et servos suos vocabit nomine alio.
-22 Non ædificabunt, et alius habitabit ;
Non plantabunt, et alius comedet :
66- 9 Numquid ego, qui alios parere facio,
Jerem. 19-11 Quod non sit alius locus ad sepeliendum.
36-28 Rursum tolle volumen aliud :
-32 Jeremias autem tulit volumen aliud
Baruc. 3-19 Et alii loco eorum surrexerunt.
-36 Et non æstimabitur alius adversus eum.
6-45 Nihil aliud erunt, nisi in quod volunt
Ezech. 5- 2 Tertiam vero aliam disperges in ventum,
10- 9 Et rota alia juxta cherub. unum :
41-19 Faciem leonis juxta palmam ex alia parte,
Dan. 2-39 Post te consurget regnum aliud minus te
Argenteum : Et regnum tertium aliud æreum
3-96 Neque e. est alius Deus, qui possit ita salvare.
7- 5 Et ecce bestia alia similis urso in parte stetit:
- 6 Aspiciebam, et ecce alia quasi pardus,
- 8 Ecce cornu aliud parvulum ortum est
-12 Aliarumq. bestiarum ablata esset potestas,
Dan. 7-20 Et de alio quod ortum fuerat,
-24 Et alius consurget post eos
11-27 Quia adhuc finis in aliud tempus
-35 Quia adhuc aliud tempus erit.
12- 2 Evigilabunt : Alii in vitam æternam,
Et alii in opprobrium ut videant semper.
- 5 Et ecce quasi duo alii stabant :
Et alius inde ex altera ripa fluminis.
13-56 Amoto eo, jussit venire alium,
Soph. 2-15 Ego sum, et extra me non est alia amplius :
Zach. 2- 3 Angelus alius egrediebatur in occurs..
1 *Mac.* 5-37 Congregavit Timotheus exercitum alium,
6-29 De regnis aliis et de insulis maritimis
-40 Et alia per loca humilia : Ibant caute et...
10-38 Non obediant alii potestati, nisi sum. sacerd.
11-24 Accepit aurum... et alia xenia multa,
-27 Quæcumque alia habuit prius pretiosa,
-35 Alia quæ ad nos pertinebant decimatum
12- 2 Ad alia loca misit epistolas,
13-39 Si quid aliud erat tributarium in Jerusalem.
15- 5 Quæcumque alia dona remiserunt tibi :
-31 Tributorum civit. alia talenta quingenta :
16-19 Misit alios in gazaram tollere Joannem
-20 Et alios misit occupare Jerusalem,
2 *Mac.* 1-35 Donavit... alia atque alia munera,
2- 3 Alia hujusmodi dicens. hortabatur...
-28 Quærunt aliorum voluntati parere
3-18 Alii e. gregatim de domibus confluebant
-19 Aliæ a. (*virgines*) ad muros (*currebant*),
-26 Alii etiam apparuerunt duo juvenes
4- 8 Et ex redditibus aliis talenta octoginta :
- 9 Promittebat et alia centum quinquaginta,
-19 Sed in alios sumptus eas deputari.
-32 Alia (*vasa*) vendiderat Tyri.
-35 Sed et aliæ quoque nationes indignabantur,
-41 Alii lapides, alii fustes validos arripuere :
5-16 Vasa, quæ ab aliis regibus.. erant posita
6-11 Alii vero, ad proximas exeuntes speluncas,
-14 Non enim, sicut in aliis nationibus,
8-14 Alii vero si quid ei supererat vendebant,
9- 6 Novis cruciatibus aliorum torserat viscera.
-28 Percussus, et ut ipse alios tractaverat,
10- 3 Purgato templo, aliud altare fecerunt :
-36 Sed et alii similiter ascendentes
12-22 In fugam versi sunt alius ab alio,
15-13 Post hoc apparuisse et alium virum,
Matth. 2-12 Per aliam viam reversi sunt in regionem
4-21 Vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi
5-41 Vade cum illo et alia duo
8-21 Alius autem de Discipulis ejus ait illi :
10-23 Fugite in aliam (*civitatem*).
11- 3 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
12-45 Assumit septem alios spiritus secum
13- 5 Alia autem ceciderunt in petrosa,
- 7 Alia autem ceciderunt in spinas :
- 8 Alia a. ceciderunt in terram bonam :
Et dabant fructum, aliud centesimum
Aliud sexagesimum, aliud trigesimum.
-23 Facit aliud quidem centesimum,
Aliud a. sexagesimum, aliud vero trigesimum.
-24 Aliam parabolam proposuit illis
-33 Aliam parabolam locutus est eis.
15-30 Alios mutos, et projecerunt eos
16-14 At illi dixerunt : Alii Joannem Baptistam
Alii autem Eliam, alii vero Jeremiam
20- 3 Vidit alios stantes in foro otiosos
- 6 Et invenit alios stantes, et dicit illis :
21- 8 Alii a. cædebant ramos de arboribus
-33 Aliam parabolam audite : Homo erat
-35 Alium ceciderunt, alium occiderunt,
Alium vero lapidaverunt.
-36 Iterum misit alios servos plures prioribus,
-41 Vineam suam locabit aliis agricolis
22- 4 Iterum misit alios servos, dicens :
- 5 Et abierunt, alius in villam suam,
Alius vero ad negotiationem suam :
25-15 Dedit... alii autem duo, alii vero unum,
-16 Et lucratus est alia quinque.
-17 Qui duo acceperat et lucratus est alia duo.
-20 Obtulit alia quinque talenta, dicens :
Ecce alia quinque superlucratus sum.
-22 Ecce alia duo lucratus sum.
26-71 Vidit eum alia ancilla, et ait
27-42 Alios salvos fecit, se ipsum non potest
Marc. 4-36 Et aliæ naves erant cum illo.
6-15 Alii autem dicebant : Quia Elias est.
Alii vero dicebant : Quia Propheta est,
7- 4 Et alia multa sunt, quæ tradita sunt
8-28 Alii Eliam, alii vero quasi unum ex Prophetis.
10-11 Et aliam duxerit, adulterium committit
-12 Et si... alii nupserit, mœchatur.
-37 Da nobis ut... Et alius ad sinistram tuam,
11- 8 Alii autem frondes cædebant de arboribus,

Marc. 11-12 Et alia die cum exirent a Bethania esuriit.
12- 4 Iterum misit ad illos alium servum :
- 5 Rursum alium misit, et illum occiderunt
Et plures alios : quosdam cædentes,
Alios vero occidentes.
- 9 Et dabit vineam aliis.
-31 Majus horum aliud mandatum non est.
-32 Non est alius præter eum.
14-58 Aliud non manu factum ædificabo.
15 27 Crucifigunt... alium a sinistris ejus.
-31 Alios salvos fecit, se ipsum non potest
-41 Ministrabant ei, et aliæ multæ.
16-12 Ostensus est in alia effigie,
Luc. 3-18 Alia exhortans evangelizabat populo,
4-43 Aliis civitatibus oportet me evangelizare
5-29 Aliorum qui cum illis erant discumbentes.
6- 6 Factum est autem et in alio sabbato,
7-19 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
-20 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
8- 3 Et Susanna et aliæ multæ
- 5 Aliud cecidit secus viam et conculcatum est,
- 6 Et aliud cecidit supra petram :
- 7 Et aliud cecidit inter spinas,
- 8 Et aliud cecidit in terram bonam :
9-19 Alii autem Eliam, alii vero quia unus
Propheta de prioribus surrexit.
-56 Et abierunt in aliud castellum.
10- 1 Designavit... alios septuaginta duos :
11-16 Alii tentantes, signum de cœlo quærebant
14-20 Alius dixit : Uxorem duxi, et ideo
16- 7 Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes?
22 58 Et post pusillum alius videns eum, dixit :
-59 Alius quidam affirmabat, dicens : Vere et hic
-65 Et alia multa blasphemantes dicebant
23-32 Ducebantur a. et alii duo nequam
-35 Alios salvos fecit, se salvum faciat
Joan. 4-37 Quia alius est qui seminat,
Et alius est qui metit.
-38 Alii laboraverunt et vos in labores
5- 7 Dum venio... alius ante me descendit.
-32 Alius est, qui testimonium perhibet de me :
-43 Si alius venerit in nomine suo,
6-22 Navicula alia non erat ibi nisi una,
-23 Aliæ vero supervenerunt naves a Tiberiade,
7-12 Alii a. dicebant : Non, sed seducit turbas.
-41 Alii dicebant : Hic est Christus.
9- 8 Alii dicebant : Quia hic est.
- 9 Alii autem : Nequaquam, sed similis est ei.
-16 Alii a dicebant : Quomodo potest homo
10-16 Alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili :
-21 Alii dicebant : Hæc verba non sunt
12-29 Alii dicebant : Angelus ei locutus est.
14-16 Alium Paracletum dabit vobis, ut maneat
15-24 Si opera... quæ nemo alius fecit,
18-15 Sequebatur a. Jesum... alius Discipulus.
-16 Exivit ergo Discipulus alius, qui erat notus
-34 A temetipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi..?
19-18 Crucifixerunt... cum eo alios duos,
-37 Et iterum alia Scriptura dicit :
20- 2 Cucurrit... ad alium Discipulum,
- 3 Exiit ergo Petrus et ille alius Discipulus,
- 4 Ille alius Discipulus præcucurrit citius
-25 Dixerunt ergo ei alii Discipuli : Vidimus
-30 Multa quidem et alia signa fecit Jesus
21- 2 Erant... et alii ex Discipulis ejus duo.
- 8 Alii autem Discipuli navigio venerunt.
-18 Alius te cinget, et ducet quo tu non vis.
-25 Sunt a. et alia multa quæ fecit Jesus ;
Act. 2-13 Alii a. irridentes dicebant : Quia musto
-40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est,
4-12 Et non est in alio aliquo salus. Nec enim
Aliud nomen est sub cœlo datum hominibus
7-18 Quoadusque surrexit alius rex in Ægypto,
8-34 Dicit hoc, de se ? an de alio aliquo ?
12-17 Et egressus abiit in alium locum.
15- 2 Statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas, et quidam alii ex aliis, ad Apostolos
-35 Evangelizantes cum aliis pluribus verb. D.
17- 7 Regem alium dicentes esse Jesum.
-18 Alii vero : Novorum dæmoniorum videtur
-21 Ad nihil aliud vocabant, nisi aut dicere,
-34 Mulier nomine Damaris, et alii cum eis.
19-32 Alii autem aliud clamabant.
20-15 Alia (*die*) applicuimus Samum,
21- 8 Alia a. die profecti, venimus Cæsaream.
-34 Alii a. aliud clamabant in turba.
27-44 Et cæteros alios in tabulis ferebant :
Rom. 2-21 Qui e. alium doces te ipsum non doces :
7- 3 Vocabitur adultera si fuerit cum alio viro :
Ut non sit adultera si fuerit cum alio viro :
-23 Video a. aliam legem in membris meis,
8-39 Neque creatura alia poterit nos separare
9-21 Annon... facere aliud quidem vos in honorem,
Aliud vero in contumeliam ?
Rom. 13- 9 Et si quod est aliud mandatum,
14- 2 Alius enim credit se manducare omnia :
- 5 Nam alius judicat diem inter diem :
Alius autem judicat omnem diem :
1 Cor. 1-16 Cæterum nescio si quem alium baptizaverim.
3- 4 Alius autem : Ego Apollo :
-10 Alius autem superædificat.
-11 Fundamentum e. aliud nemo potest ponere,
4- 6 Ne unus adversus alterum infletur pro alio.
7- 7 Alius quidem sic, alius vero sic.
9- 2 Et si aliis non sum apostolus,
-12 Si alii potestatis vestræ participes sunt,
-27 Ne forte cum aliis prædicaverim,
11-21 Alius quidem esurit : Alius a. ebrius est.
12- 8 Alii quidem per Spiritum datur sermo sapientiæ ;
Alii autem sermo scientiæ secundum
- 9 Alii gratia sanitatum in uno Spiritu :
-10 Alii operatio virtutum, alii prophetia, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii interpretatio sermonum.
14-19 Loqui, ut et alios instruam :
-21 Quoniam in aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic :
-30 Quod si alii revelatum fuerit sedenti,
15-39 Non omnis caro, eadem caro : sed alia quidem hominum, alia vero pecorum, alia volucrum, alia autem piscium.
-40 Alia quidem cœlestium gloria,
Alia autem terrestrium.
-41 Alia claritas solis, alia claritas lunæ, et alia claritas stellarum.
2 Cor. 1-13 Non enim alia scribimus vobis
2-16 Aliis quidem odor mortis in mortem ;
Aliis autem odor vitæ in vitam :
8- 3 Dico... per aliorum sollicitudinem,
-13 Non enim ut aliis sit remissio,
11- 4 Si is qui venit, alium Christum prædicat,
Aut alium Spiritum accipitis
Aut aliud Evangelium, quod non recepistis
- 8 Alias Ecclesias expoliavi, accipiens
Galat. 1- 6 Transferemini... in aliud Evangelium
- 7 Quod non est aliud, nisi sunt aliqui
-19 Alium a. Apostolorum vidi neminem,
5-10 Confido... quod nihil aliud sapietis :
Ephes. 3- 5 Quod aliis generationibus non est agnitum
4-11 Dedit... alios vero Evangelistas,
Alios autem pastores, et doctores,
Philip. 2- 4 Non quæ sua sunt... sed ea quæ aliorum.
3- 4 Si quis alius videtur confidere in carne,
1 Thes. 2- 6 (*Non quærentes gloriam*) neque ab aliis.
1 Tim. 1-10 Si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur,
2 Tim. 2- 2 Qui idonei erunt et alios docere.
Hebr. 4 8 Nunquam de alia loqueretur, posthac, die.
5- 6 Quemadmodum et in alio loco dicit : Tu es
7-11 Quid adhuc necessarium... alium surgere
-13 De alia tribu est, de qua nullus altari
-15 Si... exurgat alius sacerdos,
-20 Alii quidem sine jurejurando sacerdotes,
-23 Et alii quidem plures facti sunt sacerdotes,
11-35 Alii autem distenti sunt, non suspicientes
-36 Alii vero ludibria et verbera experti,
Jacob. 2-25 Suscipiens nuntios et alia via ejiciens ?
5-12 Neque aliud quodcumque juramentum
Judæ. -23 Aliis autem misereminі in timore :
Apoc. 2-24 Non mittam super vos aliud pondus :
6- 4 Et exivit alius equus rufus :
8- 3 Et alius Angelus venit, et stetit ante altare
10- 1 Et vidi alium Angelum fortem descendentem
12- 3 Et visum est aliud signum in cœlo :
13-11 Vidi aliam bestiam ascendentem de terra
14- 8 Et alius Angelus secutus est, dicens :
-15 Et alius Angelus exivit de templo
-17 Et alius Angelus exivit de templo,
-18 Et alius Angelus exivit de altari
15- 1 Et vidi aliud signum in cœlo magnum
17-10 Unus est, et alius nondum venit :
18- 1 Post hæc vidi alium Angelum descendentem
- 4 Audivi aliam vocem de cœlo, dicentem :
20-12 Et alius Liber apertus est qui est vitæ,

ALLATUS : *Vide* AFFERO.

ALLEGANS.

Sap. 18-21 Deprecationem allegans, restitit iræ,

ALLEGORIA.

Galat. 4-24 Quæ sunt per allegoriam dicta :

ALLELUIA.

Alleluia significat : Laudate Dominum.

Tobiæ. 13-22 Et per vicos ejus Alleluia cantabitur.
Psal. 104- 1 Alleluia. Confitemini Domino,
Psal. 105- 1 Alleluia. Confitemini Domino
106- 1 Alleluia. Confitemini Domino
110- 1 Alleluia. Confitebor tibi, Domine
111- 1 Alleluia, Reversionis Aggæi et Zachariæ.
112- 1 Alleluia. Laudate pueri Dominum
113- 1 Alleluia. In exitu Israël de Ægypto,
114- 1 Alleluia. Dilexi, quoniam exaudiet
115- 1 Alleluia. Credidi propter quod locutus
116- 1 Alleluia. Laudate Dominum omnes gentes
117- 1 Alleluia. Confitemini Domino
118- 1 Alleluia. Beati immaculati in via :
128-20 Judicia sua non manifestavit eis. Alleluia
134- 1 Alleluia. Laudate nomen Domini,
135- 1 Alleluia. Confitemini Domino.
145- 1 Alleluia. Aggæi et Zachariæ.
146- 1 Alleluia. Laudate Dominum
147-12 Alleluia. Lauda Jerusalem Dominum
-20 Judicia sua non manifestavit eis. Alleluia.
148- 1 Alleluia. Lauda Dominum de cœlis :
-14 Hymnus omnibus sanctis... Alleluia.
149- 1 Alleluia. Cantate Domino canticum novum.
- 9 Gloria hæc est omnibus sanctis ejus. Alleluia.
150- 1 Alleluia. Laudate Dominum in Sanctis ejus :
- 6 Omnis spiritus laudet Dominum. Alleluia.
Apoc. 19- 1 Alleluia : Salus et gloria, et virtus Deo
- 3 Et iterum dixerunt : Alleluia.
- 4 Dicentes : Amen : Alleluia.
- 6 Alleluia : Quoniam regnavit Dominus

ALLEVIO.

Isaï. 9- 1 Primo temp. alleviata est terra Zabulon
Jonæ. 1- 5 Miserunt vasa... ut alleviaretur ab eis :
Act. 27-38 Et satiati cibo alleviabant navem,
Jacob. 5-15 Et alleviabit eum Dominus :

ALLEVO.

Psal. 72-18 Dejecisti eos, dum allevarentur.
144-14 Allevat Dominus omnes qui corruunt.
Eccli. 36- 3 Alleva manum tuam super gentes alienas
Act. 3- 7 Apprehensa manu... allevavit eum,

ALLIA.

Num. 11- 5 In mentem nobis veniunt... cepe et allia

ALLICIO.

Deut. 17-17 Uxores... quæ alliciant animum ejus,

ALLIDO, ALLISUS.

Judith. 9-11 Allide virtutem illorum in virtute tua ;
Psal. 101-11 Quia elevans allisisti me.
136- 9 Et allidet parvulos tuos ad petram.
Isaï. 13-16 Infantes eorum allidentur in oculis eorum ;
27- 9 Posuerit... sicut lapides cineris allisos,
30-30 Allidat in turbine, et in lapide grandinis.
64- 7 Allisisti nos in manu iniquitatis nostræ.
Jerem. 48-26 Allidet manum Moab in vomitu suo,
Ezech. 6-11 Percute manum t. et allide pedem tuum,
Osee. 10-14 Matre super filios allisa
Marc. 9-17 Allidit eum, et spumat, et stridet dentibus.

ALLISIO.

Isaï. 25-11 Humiliabit... cum allisione manuum ejus

ALLIGATURA.

2 Reg. 16- 1 Centum alligaturis uvæ passæ,
Eccli. 6-31 Vincula illius alligatura salutaris.

ALLIGO.

Gen. 22- 9 Cumque alligasset Isaac filium suum,
4 Reg. 7-10 Reperimus... equos et asinos alligatos,
Judith. 8- 3 Instabant e. super alligantes manipulos
Job. 39-10 Numquid alligabis rhinocerota... loro tuo ?
Psal. 146- 3 Et alligat contritiones eorum.
149- 8 Ad alligandos reges eorum in compedibus :
Eccli. 7- 8 Neque alliges duplicia peccata :
Isai. 30-26 In die qua alligaverit Dominus vulnus populi
Jerem. 30-13 Non est qui judicet... ad alligandum :
Ezech. 34- 4 Quod confractum est non alligastis,
-16 Et quod confractum fuerit alligabo,
Dan. 4-12 Alligetur vinculo ferreo et æreo,
Matth. 12-29 Nisi prius alligaverit fortem ?
13-30 Alligate ea in fasciculos ad comburendum,
14- 3 Herodes e. tenuit Joannem, et alligavit eum :
18-18 Quæcumque alligaveritis super terram,
21- 2 Et statim invenietis asinam alligatam,
23- 4 Alligant e. onera gravia et importabilia,
Marc. 3-27 Nisi prius fortem alliget,
Luc. 10-34 Et appropians alligavit vulnera ejus,
13-16 Filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas,
19-30 Invenietis pullum asinæ alligatum,
Act. 9-14 Hic habet potestatem... alligandi omnes
20-22 Et nunc ecce alligatus ego spiritu, vado
21-11 Et alligans sibi pedes et manus, dixit :

Act. 21-11 Virum...sic alligabunt in Jerusalem Judæi
-13 Ego enim non solum alligari... paratus
-33 Jussit eum alligari catenis duobus :
22- 4 Alligans et tradens in custodias viros et mulieres,
-29 Timuit... quia... alligasset eum.
Rom. 7- 2 Vivente viro, alligata est legi :
1 Cor. 7-27 Alligatus es uxori? Noli quærere solutionem.
-39 Mulier alligata est legi quanto tempore vir
9- 9 Non alligabis os bovi trituranti.
1 Tim. 5-18 Non alligabis os bovi trituranti.
2 Tim. 2- 9 Sed verbum Dei non est alligatum.
Apoc. 9-14 Solve quatuor Angelos qui alligati sunt

ALLOCUTIO.

Sap. 3-18 Nec in die agnitionis allocutionem (*habebunt*).
8- 9 Erit allocutio cogitationis et tædii mei.
19-12 In allocutione e. desiderii, ascendit

ALLON.

Filius Adaiæ et pater Sephaï, de tribu Simeon.
1 Par. 4-37 Ziza quoque filius Saphaï filii Allon.

ALLOPHYLI.

Vox est græca ἀλλόφυλοι, et idem est quod alienigenæ, *id est, alius tribus, seu gentis.*
Psal. 55- 1 Cum tenuerunt eum Allophyli in Geth

ALLOQUOR.

2 Reg. 19- 7 Surge.. et alloquens satisfac servis tuis :
Judith. 4-11 Tunc Eliacim, sacerdos...allocutusq. est eos,
Cant. 8- 8 In die quando alloquenda est ?
Sap. 12- 2 De quibus peccant, admones et alloqueris :
2 Mac. 11-32 Misimus a. et Men. qui vos alloquatur.
15- 9 Et allocutus est eos de lege et prophetis
Act. 20-11 Satisque allocutus usque in lucem, sic profectus est
21-40 Allocutus est lingua hebraïca dicens :
28-20 Rogavi vos videre, et alloqui

ALLUVIO.

Job. 14-19 Alluvione paulatim terra consumitur :

ALMATH.

Urbs de tribu Benjamin quæ fuit Levitis concessa familiæ Caath. In lib. Josue vocatur Almon.
1 Par. 6-60 Almath cum suburbanis suis.
7- 8 Abia, et Anathoth, et Almath :

ALMON.

Urbs de tribu Benjamin quæ fuit Levitis familiæ Caath concessa. Vocatur in 1 lib. Par. Almath.
Josue. 21-18 Anathoth et Almon, cum suburbanis suis :

ALO, ALOR.

Gen. 46-32 Curamque habent alendorum gregum :
47-12 Alebat eos, omnemq. domum patris sui,
Exod. 16-32 Ut noverint panem, quo alui vos in solitud.
-35 Hoc cibo aliti sunt, usquequo tangerent
Levit. 22-13 Sicut puella consuev. aletur cibis patris sui,
Num. 32- 1 Vidissent... aptas animalibus alendis terras
Josue. 14- 4 Ad alenda jumenta et pecora sua.
21- 2 Et suburbana eorum ad alenda jumenta.
2 Reg. 9-10 Inferes filia Domini tui cibos ut alatur :
Tobiæ. 1-20 Esurientes alebat, nudisq. vestimenta præb.
Psal. 32-19 Et alat eos in fame.
Eccli. 40-30 Alit e. animam suam cibis alienis
2 Mac. 7-27 Lac triennio dedi et alui,
Act. 12-20 Quod alerentur regiones eorum ab illo :
Apoc. 12-14 Ubi alitur per tempus et tempora

ALOE.

Planta est odorata, succum habens amarissimum resistentem putredini et vermibus.
Prov. 7-17 Aspersi cubile meum myrrha et aloë
Cant. 4-14 Aloë cum omnibus primis unguentis.
Joan. 19-39 Ferens mixturam myrrhæ, et aloës,

ALOHES I.

Pater Sellum, qui dimidiæ partis Jerusalem præfectus erat.
2 Esdr. 3-12 Juxta eum ædificavit Sellum, filius Alohes

ALOHES II.

Unus e ducibus qui post reditum e captivitate fœdus cum Domino renovarunt. Anno mundi 3594, Romæ 294, ante J.-Ch. 460.
2 Esdr. 10-24 Alohes, Phalea, Sobec,

ALPHÆUS I.

Pater S. Matthæi qui et nominabatur Levi.
Marc. 2-14 Vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium

ALPHÆUS II. *Pater S. Jacobi.*

Matth. 10- 3 Jacobus Alphæi, et Thaddæus.
Marc. 3-18 Jacobum Alphæi et Thaddæum,
Luc. 6-15 Jacobum Alphæi, et Simonem,
Act. 1-13 Jacobus Alphæi, et Simon Zelotes,

ALTARE.

Gen. 8-20 Ædificavit autem Noë altare Domino :
12- 7 Abram... ædificavit ibi altare Domino,
13- 4 In loco altaris quod fecerat prius,
-18 Ædificavitque ibi altare Domino.
22- 9 In quo ædificavit altare, et desuper ligna
Posuit eum in altare super struem lignorum
26-25 Itaque ædificavit ibi altare :
33-20 Et erecto ibi altari, invocavit super
35- 1 Facque altare Deo qui apparuit tibi
- 3 Ut faciamus ibi altare Deo,
- 7 Ædificavitque ibi altare,
Exod. 17-15 Ædificavitque Moyses altare :
20-24 Altare de terra facietis mihi,
-25 Quod si altare lapidem feceris mihi,
-26 Non ascendes per gradus ad altare meum,
21-14 Ab altari meo evelles eum, ut moriatur.
24- 4 Ædificavit altare ad radices montis,
- 6 Partem autem residuam fudit super altare
27- 1 Facies et altare de lignis setim
- 5 Quos pones subter arulam altaris : eritque craticula usque ad altaris medium.
- 6 Facies et vectes altaris de lignis setim duos,
- 7 Eruntq. ex utroq. latere altaris ad portandum.
28-43 Vel quando appropinquant ad altare, ut
29-12 Pones super cornua altaris digito tuo,
-13 Et offeres incensum super altare :
-16 Tolles de sanguine ejus, et fundes circa altare.
-18 Offeres totum arietem in incensum super altare :
-20 Fundesq. sang. super altare per circuitum.
-21 Cumq. tuleris de sang. qui est super altare,
-25 Incendes super altare in holocaustum,
-36 Mandabisq. altare cum immolaveris exp...
-38 Hoc est quod facies in altari :
-43 Et sanctificabitur altare in gloria mea.
-44 Tabernaculum testimonii cum altari,
30- 1 Faciesq. altare ad adolendum thymiama,
- 4 Ut mittantur... et altare portetur.
- 6 Ponesque altare contra velum,
-18 Ponesque illud inter tabernaculum testimonii et altare.
-20 Quando accessuri sunt ad altare,
-27 Utensilia ejus, et altaria thymiamatis,
31- 8 Et altaria thymiamatis,
32- 5 Aaron, ædificavit altare coram eo,
35-15 Altare thymiamatis, et vectes,
-16 Altare holocausti, et craticulam ejus
37-25 Fecit et altare thymiamatis de lignis setim
-27 Ut... et possit altare portari.
38- 1 Fecit et altare holocausti de lignis setim
- 4 Subter eam in altaris medio arulam,
- 7 In lateribus altaris eminebant (*circuli*).
Ipsum autem altare non erat solidum,
-30 Altare æneum cum craticula sua,
39-37 Altare aureum et unguentum,
-39 Altare æneum, retiaculum, vectes et vasa
40- 5 Altare aureum in quo adoletur incensum,
- 6 Et ante illud altare holocausti :
- 7 Labrum inter altare et tabernaculum,
-10 Altare holocausti et omnia vasa ejus :
-24 Posuit et altare aureum sub tecto testimonii
-27 Altare holocausti in vestibulo testimonii,
-28 Statuit inter tab. testim. et altare,
-30 Cum... et accederent ad altare,
-31 Erexit et atrium per gyrum tab. et altaris.
Levit. 1- 5 Sang. fundentes per altaris circuitum,
- 7 Et subjicient in altari ignem
- 9 Adolebitq. ea sacerdos super altare
-11 Immolabitque ad latus altaris
Sanguinem vero illius fundent super altare
-13 Ablata omnia adolebit sacerdos super altare
-15 Offeret eam sacerdos ad altare :
Decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris :
-16 Plumas projiciet prope altare ad orientalem
-17 Adolebit (*ascellas*) super altare,
2- 2 Ponet memoriale super altare, in odorem
- 9 Adolebit super altare in odorem suavitatis
-12 Super altare vero non imponentur in odorem suav.
3- 2 Fundentq... sanguinem per altaris circuitum.
- 5 Adolebuntq. ea super altare in holocaustum,
Levit. 3- 8 Fundentq... sanguinem ejus per circuitum altaris.
-11 Et adolebit ea sacerdos super altare
-13 Fundent... sanguinem ejus per altaris circuitum.
-16 Adolebitq. ea super altare sacerdos,
4- 7 Ponet... super cornua altaris thymiamatis
Sanguinem fundet in basim altaris holocausti
-10 Et adolebit ea super altare holocausti.
-18 Ponetq. de eod. sanguine in cornibus altaris,
Sanguinem fundet juxta basim altaris
-19 Adipem tollet, et adolebit super altare
-25 Tangens cornua altaris holocausti
-30 Et tangens cornua altaris holocausti
-31 Adolebit super altare in odorem suavitatis
-34 Et tangens cornua altaris holocausti,
-35 Cremabit super altare in incendium Domini :
5- 9 Asperget de sanguine ejus parietem altaris,
-12 Cremabit super altare, in monimentum
6- 9 Cremabitur in altari tota nocte usque mane:
Ignis ex eodem altari erit.
-10 Et ponens juxta altare (*cineres*),
-12 Ignis autem in altari semper ardebit,
-13 Ignis est iste perpetuus, qui nunquam deficiet in altari.
-14 Quæ offerent... Domino, et coram altari.
-15 Adolebitq. illud in altari, in monimentum
-22 Et tota cremabitur in altari.
7- 2 Sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
- 5 Et adolebit ea sacerdos super altare :
-31 Qui adolebit adipem super altare,
8-11 Cumq. sanctificans aspersisset altare
-15 Tincto digito, tetigit cornua altaris per gyrum ;
-16 Cum arvinulis suis, adolevit super altare :
-19 Fudit sanguinem ejus per circuitum altaris,
-21 Totumq. simul arietem incendit super altare,
-24 Reliquum fudit super altare per circuitum :
-28 Adolevit super altare holocausti,
-30 Sanguin. qui erat in altari, aspersit
9- 7 Accede ad altare et immola pro peccato tuo :
- 8 Statimq. Aaron accedens ad altare,
- 9 Tetigit cornua altaris, et fudit residuum
-10 Adipemq. adolevit super altare,
-12 Sang... quem fudit per altaris circuitum.
-13 Quæ omnia super altare cremavit igni,
-15 Expiatoque altari (-16) Fecit holocaustum,
-17 Adolens ea super altare absq. cæremoniis
-18 Quem fudit super altare per circuitum.
-20 Cumq. cremati essent adipes super altare,
-24 Devoravit... adipes qui erant super altare.
10-12 Comedite illud absq. fermento juxta altare
-15 Adipes qui cremantur in altari
14-20 Ponet illud in altari cum libamentis suis,
16-12 Quod de prunis altaris impleverit,
-18 Cum autem exierit ad altare
-20 Postquam emundaverit... et altare, tunc
-25 Et adipem... adolebit super altare.
-33 Expiabit sanctuarium... atque altare
17- 6 Fundetq. sacerd. sanguinem super altare
-11 Ut super altare in eo expietis,
21-23 Nec accedat ad altare, quia maculam habet,
22-22 Nec adolebitis ex eis super altare Domini.
Num. 3-26 Quidquid ad ritum altaris pertinet,
-31 Custodient arcam... altaria et vasa
4-11 Altare aureum involvent hyacinthino
-13 Sed et altare mundabunt cinere,
-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine
-26 Omnia quæ ad altare pertinent,
5-25 Imponetque illud super altare :
-26 Et incendat super altare :
7- 1 Unxitq... altare similiter et omnia vasa ejus.
-10 Obtulerunt duces in dedicationem altaris, die qua unctum est, oblationem suam ante altare
-11 Offerant munera in dedicationem altaris.
-84 Hæc in dedicatione altaris oblata sunt
-88 Hæc oblata sunt in dedicatione altaris,
16-38 Affigat altari eo quod oblatum sit in eis
-39 Produxit ea in laminos, affigens altari :
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum desuper,
18- 3 Ad altare non accedant, ne et illi moriantur,
- 5 Excubate... et in ministerio altaris :
- 7 Omnia quæ ad cultum altaris pertinent,
-17 Sanguinem... fundes super altare,
Deut. 12-27 Offeres ablat... super altaria Domini
Sanguinem hostiarum fundes in altari
16-21 Non plantabis... arborem juxta altare.
26- 4 Cartallum... ponet ante altare Domini

Deut. 27- 5 Ædificabis ibi altare Domino Deo tuo,
33-10 Ponent... holocaustum super altare tuum.
Josue. 8-30 Tunc ædificavit Josue altare Domino Deo
-31 Altare vero de lapidibus impolitis
9-27 Altaris Domini, cædentes ligna
22-10 Ædificaverunt juxta Jordanem altare infinitæ magnitudinis.
-11 Ædificasse... altare in terra Chanaan,
-16 Cur... ædificantes altare sacrilegum?...
-19 Ædificato altari præter altare Domini Dei
-22 Si prævaric. animo hoc altare constrух.
-26 Diximus : Extruamus nobis altare,
-28 Ecce altare Domini, quod fecerunt patres
-29 Absit a nobis... extructo altari ad holoc.
Præter altare Domini Dei nostri,
34 Altare quod extruxerant, testimonium
Judic. 6-24 Ædificavit ergo ibi Gedeon altare Domino
-26 Ædificabis altare Domino Deo tuo
-28 Taurum alterum impositum super altare
13-20 Cumque ascenderet flamma altaris in cœlum,
21- 4 Altera a. die... extruxerunt altare :
1 Reg. 2-28 Elegi... ut ascenderet ad altare meum,
-33 Non auferam penitus... ab altari meo :
7-17 Ædificavit etiam ibi altare Domino.
14-35 Ædificavit autem Saül altare Domino :
Tuncq... primum cœpit ædificare altare Domino
2 Reg. 24-18 Constitue altare Domino in area Areüna
-21 Ut... et ædificem altare Domino,
-25 Ædificavit ibi David altare Domino,
3 Reg. 1-50 Adonias... abiit, tenuitq. cornu altaris.
-51 Ecce Adonias... tenuit cornu altaris
-53 Misit... et eduxit eum ab altari :
2-28 Fugit... et apprehendit cornu altaris
-29 Nuntiatum... quod... esset juxta altare :
3- 4 Mille host... super altare illud in Gabaon.
6-20 Sed et altare vestivit cedro.
-22 Sed et totum altare oraculi texit auro.
7-48 Fecitq... altare aureum, et mensam
8-22 Stetit a. Salomon ante altare Domini
-31 Coram altari tuo in domum tuam,
-54 Surrexit de conspectu altaris Domini :
-64 Quoniam altare aureum... minus erat.
9-25 Super altare, quod ædificaverat Domino
12-32 Ascendens altare, similiter fecit in Bethel.
-33 Ascendit super altare, ut adoleret incensum.
13- 1 Jeroboam stante super altare, et thus jaciente.
- 2 Et exclamavit contra altare in sermone Domini et ait : Altare, altare, hæc dicit Dominus :
- 3 Ecce altare scindetur et effundetur cinis
- 4 Inclamaverunt contra altare in Bethel
Extendit manum suam de altari, dicens.
- 5 Altare quoque scissum est, et effusus est
Cinis de altari, juxta signum
-32 Contra altare quod est in Bethel,
18-26 Transiliebantq. altare quod fecerant
-30 Curavit altare Domini, quod destructum fuerat.
-32 Ædificavit de lapidibus altare
Fecitq. aquæductum... in circuitu altaris,
-35 Currebant aquæ circum altare,
19-10 Quia altaria tua destruxerunt,
-14 Quia altaria tua destruxerunt,
4 Reg. 11-11 Usque ad partem sinistram altaris et ædis,
-18 Mathan... occiderunt coram altari.
12- 9 Posuit illud juxta altare ad dextram
16-10 Cumq. vidisset altare Damasci, misit rex
-11 Extruxitque Urias sacerdos altare
-12 Vidit altare, et veneratus est illud :
-13 Pacificorum, quæ obtulerat super altare.
-14 Altare æreum... transtulit de facie templi,
Et de loco altaris et de loco templi,
Posuitq. illud ex latere altaris ad Aquilonem.
-15 Super altare majus offer holocaustum
Altare vero æreum erit paratum ad vol...
18-22 Cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria :
Ante altare hoc adorabitis in Jerusalem?
21- 5 Extruxit altaria univ. militiæ cœli,
23- 9 Non ascendebant... ad altare Domini
-12 Altaria quoque quæ erant super tecta
Altaria quæ fecerat Manasses... destruxit
-15 Insuper et altare quod erat in Bethel,
Et altare illud et excelsum destruxit.
-16 Combussit ea (*ossa*) super altare
-17 Quæ fecisti super altare Bethel.
-20 Occidit... qui erant ibi super altaria :
1 Par. 6-49 Adolebant incensum super altare holocausti et super altare thymiamatis,
16-40 Ut offerrent holoc... super altare holoc...
21-18 Extrueretq. altare Domino Deo
1 Par. 21-22 Ut ædificem in ea altare Domino :
-26 Et ædificavit ibi altare Domino :
In igne de cœlo super altare holocausti :
-29 Altare holocaustorum... erat... Gabaon.
-30 Non prævaluit David ire ad altare
22- 1 Hoc altare in holocaustum Israël.
28-18 Altari a. in quo adoletur incensum
2 Par. 1- 5 Altare q. æneum, quod fabricatum fuerat
- 6 Ascenditq. Salomon ad altare æneum,
4- 1 Fecit q. altare æneum viginti cubit...
-19 Fecit q. Salomon... et altare aureum,
5-12 Stantes ad orientalem plagam altaris,
6-12 Stetit ergo coram altari Domini ex adv.
-22 Seq. maledicto constrinxerit coram altari
7- 7 Altare æneum quod fecerat, non poterat
- 9 Quod dedicasset altare septem diebus,
8-12 Obtulit Salomon... super altare Domini
14- 2 Subvertit altaria peregrini cultus.,
15- 8 Et dedicavit altare Domini
23-10 Coram altari, et templo per circuitum
-17 Altaria ac simulacra illius confregerunt;
26-16 Adolere voluit incensum super altare
-19 In domo Domini super altare thymiamatis.
28-24 Fecit sibi altaria in universis angulis
29-18 Sanctificavimus... altare holocausti vasaq.
-19 Exposita sunt omnia coram altare Domini.
-21 Dixitq... ut offerrent super altare Domini
-22 Et fuderunt illum super altare
Illorum sanguinem super altare fuderunt,
Et fuderunt super altare sanguinem.
24 Asperserunt sanguinem eorum coram altare
-27 Ut offerrent holocausta super altare :
30-14 Et surgentes destruxerunt altaria,
31- 1 Excelsa, et altaria destruxerunt,
32-12 Qui destruxit excelsa illius et altaria,
Coram altari uno adorabitis...?
33- 4 Ædificavit q. altaria in domo Domini,
-16 Porro instauravit altare Domini,
34- 5 Assa... combussit in altaribus idolorum,
- 7 Cumque altaria dissipasset, et lucos.
35-16 Offerrent holocausta super altare Domini,
1 Esdr. 3- 2 Ædificaverunt altare Dei Israël,
- 3 Collocaverunt a. altare Dei super bases
7-17 Offer ea super altare templi Dei vestri.
Judith. 4- 9 Altare Domini operuerunt cilicio :
9-11 Dejicere gladio suo cornu altaris tui.
Esth. 14- 9 Extinguere gloriam t. et altaris tui.
Psal. 25- 6 Et circumdabo altare tuum, Domine.
42- 4 Et introibo ad altare Dei :
50-21 Tunc imponent super altare tuum vitulos.
83- 4 Altaria tua, Domine virtutum :
117-27 In condensis, usque ad cornu altaris.
Sap. 9- 8 Et in civitate habitationis tuæ altare,
Eccli. 35- 8 Oblatio justi impinguat altare,
47-11 Stare fecit cantores contra altare,
50-12 In ascensu altaris sancti, gloriam dedit
-17 Effudit in fundamenta altaris odorem
Isaï. 6- 6 Calculus, quem forcipe tulerat de altari
17- 8 Et non inclinabitur ad altaria,
19-19 In die illa erit altare Domini in medio
27- 9 Cum posuerit omnes lapides altaris
36- 7 Cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria
Coram altari isto adorabitis?
56- 7 Placebunt mihi super altari meo :
60- 7 Offerentur super placabili altari meo,
Thren. 2- 7 Repulit Dominus altare suum,
Ezech. 8-5 Ecce ab Aquilone portæ altaris, idolum
-16 Ecce... inter vestibulum et altare,
9- 2 Et steterunt juxta altare æreum :
40-46 Qui excubant ad ministerium altaris
-47 Et altare ante faciem templi :
41-22 Altaris lignei trium cubitorum altitudo,
43-13 Istæ a. mensuræ altaris in cubito verissimo
Hæc quoque erat fossa altaris.
-18 Hi sunt ritus altaris,
-22 Expiabunt altare, sicut expiaverunt
-26 Septem diebus expiabunt altare
-27 Facient sacerdotes super altare holocausta
45-19 Et in quatuor angulis crepidinis altaris,
47- 1 Aquæ a. descendebant... ad Meridiem altaris.
Osee. 3- 4 Sedebunt filii Israël sine altari
8-11 Multiplicavit Ephraïm altaria ad peccandum :
10- 1 Secund. mult... multiplicavit altaria,
12-11 Altaria eorum quasi acervi super sulcos agri
Joel. 1-13 Ululate, ministri altaris :
2-17 Inter vestibulum et altare plorabunt
Amos. 2- 8 Accubuerunt juxta omne altare :
3-14 Super eum visitabo, et super altaria Bethel;
Et amputabuntur cornua altaris, et cadent
9- 1 Vidi Dominum stantem super altare.
Zach. 9-15 Replebuntur... quasi cornua altaris.
14-20 Lebetes... quasi phialæ coram altari
Malac. 1- 7 Offertis super altare meum panem
-10 Et incendat altare meum gratuito?
2-13 Operiebatis lacrymis altare Domini,
1 Mac. 1-23 Et accepit altare aureum, etc.
-57 Idolum desolationis super altare Dei,
-62 Super aram, quæ erat contra altare.
4-38 Viderunt.., et altare profanatum
-44 Et cogitavit de altari holocaustorum,
-47 Ædificaverunt altare novum,
-49 Intulerunt... altare incensorum et mensam.
-50 Et incensum posuerunt super altare,
-53 Super altare holocaustorum novum
-56 Fecerunt dedicationem altaris diebus octo,
-59 Ut agatur dies dedicationis altaris in temp..
5- 1 Quia ædificatum est altare et sanct...
6- 7 Quam ædificaverat super altare,
7-36 Steterunt ante faciem altaris et templi :
2 Mac. 1-18 Nehemias... altari obtulit sacrificia.
-19 Acceptum ignem de altari occulte abscond.
-32 Quod refulsit ab altari, consumpta est.
2- 5 Et altare incensi intulit illuc,
3-15 Sacerdotes a. ante altare cum stolis sacerd.
4-14 Jam non circa altaris officia dediti essent,
6- 5 Altare etiam plenum erat illicitis,
10- 3 Purgato templo, aliud altare fecerunt :
-26 Ad altaris crepidinem provoluti,
14- 3 Considerans... neque accessum ad altare.
-33 Nisi Judam mihi... altare effodiam,
15-31 Convocatis... sacerdotibus ad altare,
Matth. 5-23 Si ergo offers munus tuum ad altare,
-24 Relinque ibi munus tuum ante altare,
23-18 Quicumque juraverit in altari, nihil est,
-19 Quid enim majus est, donum an altare,
-20 Qui ergo jurat in altari, jurat in eo,
-35 Quem occidistis inter templum et altare.
Luc. 1-11 Apparuit... stans a dextris altaris incensi.
11-51 Zachariæ, qui periit inter altare et ædem.
Rom. 11- 3 Domine... altaria tua suffoderunt
1 Cor. 9-13 Nescitis quoniam.... qui altari deserviunt, cum altari participant?
10-18 Nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris?
Hebr. 7-13 De qua nullus altari præsto fuit.
13-10 Habemus altare, de quo edere non habent
Jacobi. 2-21 Offerens Isaac filium suum super altare?
Apoc. 6- 9 Vidi subtus altare animas interfectorum
8- 3 Alius Angelus venit, et stetit ante altare
Super altare aureum, quod est ante thronum.
- 5 Implevit illud de igne altaris,
9-13 Audivi vocem u. ex quat. cornibus altaris
11- 1 Surge et metire templum Dei et altare,
14-18 Et alius Angelus exivit de altari,
16- 7 Et audivi alterum ab altari dicentem.

ALTER, A, UM.

Gen. 4-19 Nomen uni Ada et nomen alteri Sella.
11- 3 Dixitque alter ad proximum suum :
17-21 Quem pariet tibi Sara.. in anno altero.
19-34 Altera q. die dixit major ad minorem :
25-25 Protinus alter egrediens,... Jacob
27-36 Supplantavit enim me in altera vice :
29-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro.
30- 7 Rursumq. Bala concipiens peperit alterum
-12 Peperit quoque Zelpha alterum
-24 Addat mihi Dominus filium alterum.
36- 6 Esaü... abiit in alteram regionem,
38-29 Illo v. retrahente manu, egressus est alter :
40- 2 Nam alter pincernis præerat, alter pistoribus.
-21 Restituitq. alterum in locum suum
-22 Alterum suspendit in patibulo,
41- 5 Rursum dormivit, et vidit alterum somnium :
43-10 Jam vice altera venissemus.
Exod. 1-15 Una vocabatur Sephora, altera Phua,
2-13 Egressus die altero, vidit duos Hebræos
-22 Alterum vero peperit quem vocavit Eliezer.
9- 6 Fecit e. Dominus verbum hoc altera die :
18-13 Altera a. die sedit Moyses ut judicaret
21-10 Si alteram ei acceperit, providebit puellæ
-18 Si...percusserit alterum...lapide vel pugno,
-35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit,
25-12 Duo circuli sint in latere uno, et duo in altero.
26- 5 Ut ansa... altera alteri possit aptari.
27-15 Et in latere altero erunt tentoria
28-10 Sex nomina... et sex reliq. in altero.
29-19 Tolles quoque arietem alterum
-39 Unum agnum mane, et alterum vespere,
-41 Alterum vero agnum offeres ad vesperam
30- 2 Et alterum latitudinis, id est, quad...
- 9 Thymiama compositionis alterius,
32-30 Facto a. altero die, locutus est Moyses
36-10 Conjunxitq. cortinas quinque alteram alteri
-11 In ora cortinæ alterius similiter

Exod. 36-17 Quinquaginta in ora sagi alterius,
-22 Ut altera alteri jungeretur.
-32 Ad alterius lateris coaptandas tabulas:
37- 3 Et duos(*annulos*) in altero (*latere*)
- 8 Et Cherub. alterum in summitate partis alterius:
-18 Tres calami ex parte una et tres ex altera:
-19 Tres scyphi instar nucis in calamo altero,
38-15 Et in altera parte (quia inter utraque
Levit. 5- 7 Duos pullos... alterum in holocaustum
-10 Alterum vero adolebit in holocaustum,
14-22 Unus sit pro pecc. et alter in holocaustum:
-31 Unum pro delicto, et alterum in holocaust.
15-15 Qui faciet... et alterum in holocaustum:
-30 Faciet... et alterum in holocaustum,
16- 8 Et alteram (*sortem*) capro emissario:
19- 6 Comedetis eam, et die altero:
-19 Jumentum tuum non facies coïre cum alterius generis animantibus.
20-10 Si mœchatus quis fuerit cum uxore alterius,
22-30 Non reman. quidq. in mane alterius diei
23-11 Altero die sabbati, et sanctificabit illum
-15 Numerabitis ergo ab altero die sabbati
-16 Usque ad alteram diem expletionis
27-20 Sed alteri cuilibet fuerit venumdatus,
-27 Vendetur alteri quantocumque a te fuerit
-33 Nec altero commutabitur;
Num. 1- 1 Anno altero egressionis eorum ex Ægypto,
5-13 Dormierit cum altero viro,
-20 Et concubuisti cum altero viro.
6-11 Faciet,.. et alterum in holocaustum
8- 8 Alterum de armento tu accipies
-12 Et alterum in holocaustum Domini
11-26 Unus vocabatur Eldad, et alter Medad,
-32 Ac die altero, congregavit coturnicum,
14- 4 Dixeruntq. alter ad alterum:
23-13 Veni mecum in alterum locum
28- 4 Offeretis... alterum ad vesperum:
- 8 Alterumq. agnum similiter offeretis
29-17 In die altero offeretis vitulos
30-15 In alteram diem distulerit sententiam
33- 3 Altera die Phase, filii Israël...
35-33 Qui alterius sanguinem fuderit..
36- 3 Quas si alterius tribus homines uxores acceperint
Deut. 4-42 Ante unum et alterum diem,
16-19 Nec in alteram partem declinent.
17-15 Non poteris alterius gentis hom. reg. facere,
21-15 Si habuerit homo... et alteram odiosam,
22- 9 Non seres vineam tuam altero semine:
-22 Si dormierit vir cum uxore alterius,
24- 2 Cumq. egressa alterum maritum duxerit,
25- 5 Uxor defuncti non nubet alteri;
-11 Si... unus contra alterum rixari cœperit,
Volensq. uxor alterius eruere virum
28-32 Filii tui et filiæ t. tradantur alteri populo,
Josue. 5-11 Comederunt de frugibus terræ die altero,
10-32 Cepit eam die altero, atque percussit
Judic. 6-25 Tolle... et alterum taurum
7- 5 Curv. genibus bib. in altera parte erunt.
11- 2 Quia de altera matre natus es.
15- 6 Quia tulit uxorem ejus et alteri tradidit,
16-29 Alteramque earum dextera,
Et alteram læva tenens,
17- 7 Fuit q. alter adolescens de Bethlehem
19-10 Quæ altero nomine vocabatur Jerusalem
20-16 Nequaquam in alteram partem ictus
-24 Cumq. filii Israël altera die contra f. Benj.
-31 Una fereb. in Bethel, et altera in Gabaa,
21- 4 Altera a. die diluculo consurgentes
Ruth. 1--2 Duo filii, alter Mahalon et alter Chelion
- 4 Una vocabatur Arpha, altera vero Ruth.
2- 8 Audi, filia, ne vadas in alterum agrum
4- 7 Si quando alter alteri suo juri cedebat
1 Reg. 5- 3 Cumq. surrex. diluculo Azotii altera die,
- 4 Rursumque mane die altera consurgentes.
10-12 Responditque alius ad alterum,
14- 4 Nomen uni Boses, et nomen alteri Sene:
- 5 Et alter ad Meridiem contra Gabao
-40 Ego cum Jonatha... ero in parte altera
17- 3 Israël stabat supra montem ex altera parte:
18-10 Post diem autem alteram, invasit
-20 Dilexit a. David Michol filia Saül altera.
21- 9 Non est huic alter similis, da mihi eum.
30-17 Percussit... usque ad vesperam alterius diei,
31- 8 Facta a. die altera, venerunt Philisthiim,
2 Reg. 2-13 Hi ex una parte piscinæ, et illi ex altera.
4- 2 Et nomen alteri Rechab,
11-12 Mansit Urias in Jer. in die illa et altera:
12- 1 Unus dives, et alter pauper.
14- 6 Percussit alter alterum et interfecit eum.
18-26 Vidit speculator hom. alterum curr...
Apparet mihi alter homo currens solus.
3 Reg. 3-25 Date... et dimidiam partem alteri.

3 Reg. 6-24 Quinque cubitorum ala cherub. altera
Usque ad alæ alterius summitatem.
-27 Ala cherub. sec. tangebat par. alterum:
Alæ a. alteræ in media parte templi
7- 6 Alteram porticum in facie majoris porticus
-16 Altitudinis capitellum alterum
-17 Septena retiacula in capitello altero.
12-29 Posuitque... et alterum in Dan:
18- 6 Abdias (*ibat*) per viam alteram seorsum.
-23 Et ego faciam bovem alterum
20-37 Sed et alterum inveniens virum, dixit
21-25 Igitur non fuit alter talis sicut Achab
4 Reg. 1-11 Misit... quinquagenarium alterum,
6-29 Dixitque ei die altera: Da filium tuum,
8-15 Cumq. venisset dies altera, tulit stragulum
1 Par. 2-26 Duxit q. uxorem alteram Jerameel,
10- 8 Die igitur altero detrahentes Philisthiim
16-20 Transierunt... de regno ad pop. alterum.
24- 6 Et alteram domum... Ithamar.
27- 4 Et post se alter nomine Macelloth,
2 Par. 3-11 Et altera quinque cubitos habens,
Alam tangeret alterius cherub.
-12 Similiter cherub alterius ala, quinque..
Et ala ejus altera quinque cubitorum,
Alam cherub alterius contingebat.
-17 Unam a dextris et alteram a sinistris:
18-19 Diceret unus hoc modo, et alter alio:
35-24 Transtulerunt eum de curru in alterum
1 Esdr. 2-31 Filii Ælam alterius, mille ducenti
8-16 Misit... Jorib, et alterum Elnathan,
2 Esdr. 4-17 Altera (*manu*) tenebat gladium:
-19 Separati sumus... procul alter ab altero:
7-33 Viri Nebo alterius, quinquaginta duo.
-34 Viri Ælam alterius, mille ducenti
Tobiæ. 4-16 Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias.
7-18 Ut præparet alterum cubiculum.
Judith. 5-18 Quotiescumque... alterum coluerunt,
7- 1 Holofernes a. altera die præcepit exerc..
8-19 Nos a. alterum Deum nescimus
11-18 Et dicebant alter ad alterum:
15-11 Et post virum tuum, alterum nescieris:
Esth. 1-19 Altera, quæ melior est illa, accipiat.
2- 7 Quæ altero nomine vocabatur Esther:
8-17 In tantum ut plures alterius gentis et sectæ,
10-10 Alteram (*sortem*) cunctarum gentium
15- 7 Altera a. famularum sequebatur dominam
Job. 1-16 Venit alter et dixit: Ignis Dei cecidit
31-10 Scortum alterius sit uxor mea,
39-35 Et alterum, quibus ultra non adam.
41- 8 Una alteri adhærebit,
Psal. 47-14 Ut enarretis in progenie altera
77- 4 Non s. occultata... in generatione altera.
- 6 Ut cognoscat generatio altera.
101-19 Scribantur hæc in generatione altera
104-13 Et de regno ad populum alterum:
108- 8 Et episcopatum ejus accipiat alter.
Prov. 5-20 Quare... et foveris in sinu alterius?
17- 5 Qui ruina lætatur alterius, non erit impunitus.
- 9 Qui altero sermone repetit, separat fœderatos.
26-17 Et commiscetur rixæ alterius
Eccle. 4-10 Si unus ceciderit, ab altero fulcietur;
7-28 Ecce hoc inveni... unum et alterum
Prolog. Eccli. Translata ad alteram linguam.
Eccli. 11- 6 Gloriosi traditi sunt in manus alterorum.
Isai. 6- 2 Sex alæ uni, et sex alæ alteri:
- 3 Et clamabant alter ad alterum,
28-11 Lingua altera loquetur ad populum
-20 Ita ut alter decidat:
34-14 Et pilosus clamabit alter ad alterum:
-15 Congregati sunt milvi, alter ad alterum.
-16 Alter alterum non quæsivit;
42- 8 Gloriam meam alteri non dabo,
45- 6 Ego Dominus, et non est alter.
47-10 Ego sum, et præter me non est altera.
48-11 Et gloriam meam alteri non dabo.
Jerem. 3- 1 Recedens ab eo, duxerit virum alterum;
6-12 Et transibunt domus eorum ad alteros,
18- 4 Conversusq. fecit illud vas alterum
Baruc. 2-35 Statuam illis testamentum alterum
4- 3 Ne tradas alteri gloriam tuam
-15 Adduxit... gentem... alterius linguæ:
Ezech. 1- 9 Junctæque erant pennæ eorum alterius ad alterum
-23 Sub firmamento autem pennæ eorum rectæ alterius ad alterum:
Et alterum similiter velabatur.
3-13 Percutientium alteram ad alteram,
12- 3 Transmigrabis... ad locum alterum,
17- 7 Et facta est aquila altera grandis,
33-30 Dicunt unus ad alterum... Venite
37-16 Tolle lignum alterum, et scribe super
-17 Adjunge illa, unum ad alterum

Ezech. 40-26 Una hinc, et altera inde in fronte ejus.
-40 Ad latus alterum ante vestibulum portæ
-49 Una hinc et altera inde.
44-25 Quæ alterum virum non habuerit:
Dan. 2-44 Regnum ejus alteri populo non tradetur:
5-17 Dona domus tuæ alteri da:
8- 3 Unum excelsius altero atque succrescens.
-13 Dixit unus sanctus alteri nescio cui
12- 5 Alius inde ex altera ripa fluminis;
13-12 Dixitque alter ad alterum:
-52 Cum ergo divisi essent alter ab altero,
Joel. 1- 3 Filii eorum generationi alteræ
Amos. 4- 3 Per aperturas exibitis altera contra alteram
- 7 Et super alteram civitatem non plui:
Zach. 8-21 Vadant habitatores, unus ad alterum,
11- 7 Et alteram vocavi Funiculum:
1 Mac. 2-22 Ut eamus altera via.
Matth. 5-39 Præbe illi et alteram.
6-24 Unum odio habebit, et alterum diliget:
Unum sustinebit, et alterum contemnet.
12-13 Et restituta est sanitati sicut altera.
21-30 Accedens autem ad alterum, dixit
27-61 Maria Magdalene, et altera Maria
-62 Altera a. die, quæ est post Parasceven
28- 1 Altera Maria, videre sepulcrum.
Luc. 6-29 Maxillam, præbe illi et alteram.
9-29 Et facta est... species vultus ejus altera:
10-35 Et altera die protulit duos denarios
14-19 Et alter dixit: Juga boum emi quinque
16-13 Aut e. unum odiet, et alterum diliget:
Aut uni adhærebit et alterum contemnet:
-18 Qui... et alteram ducit, mœchatur:
17-34 Unus assumetur, et alter relinquetur:
-35 Una assumetur, et altera relinquetur:
Unus assumetur, et alter relinquetur.
18-10 Unus Pharisæus, et alter Publicanus.
19-18 Et alter venit, dicens: Domine,
-20 Et alter venit, dicens: Domine,
20-11 Et addidit alterum servum mittere.
23-33 Unum a dextris, et alterum a sinistris.
-40 Respondens a. alter increpabat eum
Joan. 1-29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem
-35 Altera die iterum stabat Joannes,
6-22 Altera die, turba, quæ stabat secus mare,
13-14 Vos debetis alter alterius lavare pedes.
19-32 Et alterius, qui crucifixus est cum eo.
Act. 1-20 Et episcopatum ejus accipiat alter.
10-24 Altera a. die introivit Cæsaream.
19-39 Si quid autem alterius rei quæritis:
23- 6 Altera (*pars esset*) Pharisæorum,
25- 6 Et altera die sedit pro tribunali,
-23 Altera autem die, cum venisset Agrippa,
Rom. 2- 1 In quo judicas alterum, te ips. condemnas
7- 4 Ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit
12- 5 Singuli autem alter alterius membra.
1 Cor. 4- 6 Ne..unus adversus alterum infletur pro alio
6- 1 Habens negotium adversus alterum,
10-24 Nemo quod suum est quærat, sed quod alterius.
-29 Dico non tuam, sed alterius
02- 9 Alteri fides in eodem Spiritu:
14-17 Gratias agis; sed alter non ædificatur.
Galat. 6- 2 Alter alterius onera portate,
- 4 Gloriam habebit, et non in altero:
1 Tim. 5-21 Nihil faciens in alteram partem declinando.
Hebr. 10-33 In altero quidem, opprobriis et tribul..
In altero a. socii taliter convers. effecti.
Judæ. - 7 Abeuntes post carnem alteram,
Apoc. 7- 2 Vidi alterum Angelum ascendentem
14- 6 Et vidi alterum Angelum volantem
16- 7 Et audivi alterum ab altari dicentem:

ALTERCOR.

Eccli. 9-13 Non alterceris cum illa in vino,
Judæ. - 9 Cum Michaël altercaretur de Moysi corpore

ALTERNA.

2 Mac. 15-40 Alternis autem uti, delectabile

ALTERUTER, TRUM.

Gen. 13-11 Divisique sunt alterutrum, a fratre suo
1 Reg. 20-41 Osculantes se alterutrum, fleverunt
Judith. 5-26 Dicentes ad alterutrum:
Sap. 18-23 Cum...cecidissent super alterutrum mortui
Marc. 4-40 Dicebant ad alterutrum: Quis putas...?
8-16 Cogitabant ad alterutrum, dicentes:
15-31 Ad alterutrum cum scribis dicebant
Act. 7-26 Fratres estis, ut quid nocetis alterutrum?
Rom. 15- 5 Det vobis idip. sapere in alterutrum
-14 Ita ut possitis alterutrum monere.
1 Thes. 5-11 Ædificate alterutrum, sicut et facitis.
Jacob. 4-11 Nolite detrahere alterutrum, fratres.
5- 9 Nolite ingemiscere fratres in alterutrum
-16 Confitemini ergo alterutrum peccata
1 Petr. 4-10 In alterutrum illam administrantes,

1 *Joan.* 3-11 Est annuntiatio... ut diligatis alterutrum.
-23 Diligamus alterutrum, sicut dedit
4-11 Nos debemus alterutrum diligere
2 *Joan.* - 5 Ut diligamus alterutrum.

ALTILIA.

3 *Reg.* 4-23 Excepta venatione... avium altilium.
*Ezech.*39-18 Taurorumq. et altilium et ping..
*Matth.*22- 4 Tauri mei et altilia occisa sunt,

ALTIOR, US.

Gen. 7-20 Quindecim cubitis altior fuit aqua
1 *Reg.* 10-23 Altior fuit univ. pop. ab humero
Job. 35- 5 Contemplare æthera quod altior te sit.
Eccli. 3-22 Altiora te ne quæsieris,
*Ezech.*31- 8 Cedri non fuerunt altiores illo

ALTISSIMUS, *pro Deo.*

Gen. 14-18 Erat enim sacerdos Dei Altissimi,
Num. 24-16 Qui novit doctrinam Altissimi,
Deut. 32- 8 Quando dividebat Altissimus gentes :
Esth. 16-16 Filios Altissimi... semperq. viventis Dei,
Job. 31-28 Negotiatio contra Deum Altissimum
Psal. 7-18 Psallam nomini Domini Altissimi.
9- 3 Psallam nomini tuo, Altissime
17-14 Altissimus dedit vocem suam :
20- 8 In misericordia Altissimi non commovebitur
45- 5 Sanctificavit tabernaculum s. Altissimus.
49-14 Et redde Altissimo vota tua.
56- 3 Clamabo ad Deum Altissimum :
82-19 Tu solus Altissimus in omni terra.
86- 5 Et ipse fundavit eam Altissimus ?
90- 1 Qui habitat in adjutorio Altissimi
- 9 Altissimum posuisti refugium tuum.
96- 9 Tu Dominus Altissimus super om. terram :
106-11 Et consilium Altissimi irritaverunt.
Sap. 5-16 Cogitatio illorum apud Altissimum.
6- 4 Data est... virtus ab Altissimo,
Eccli. 1- 8 Unus est Altissimus Creator omnipotens,
4-11 Eris tu velut filius Altissimi obediens.
5- 4 Altissimus enim est patiens redditor.
7-11 Offerente me Deo Altissimo... suscipiet
-16 Non oderis.. rust. creatam ab Altissimo
9-23 Omnis enarratio tua in præceptis Altissimi.
11- 4 Mirabilia opera Altissimi solius,
12- 3 Altissimus odio habet peccatores
17-24 Sta in sorte... orationis Altissimi Dei.
19-18 Et da locum timori Altissimi :
-21 Quam qui... transgreditur legem Altissimi.
23-26 Delictorum m. non memor. Altissimus.
-33 In lege Altissimi incredibilis fuit,
24- 2 In Ecclesiis Altissimi aperiet os suum,
- 5 Ego ex ore Altissimi prodivi,
-32 Hæc omnia... et testamentum Altissimi,
28- 9 Memorate testamentum Altissimi,
29-14 Pone thesaurum t. in præceptis Altissimi,
33-15 Et sic intuere in omnia opera Altissimi.
34- 6 Nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio,
-23 Dona iniquorum non probat Altissimus
35- 8 Odor suavitatis est in conspectu Altissimi.
-21 Non discedet donec Altissimus aspiciat.
37-19 In his omnibus deprecare Altissimum,
38- 1 Etenim illum creavit Altissimus.
- 4 Altissimus creavit de terra medicamenta,
- 6 Dedit hominibus scientiam Altissimus.
-39 Et conquirentes in lege Altissimi.
39- 6 In conspectu Altissimi deprecabitur.
41- 6 Quid superveniet tibi in beneplacito Altissimi?
-11 Væ... qui dereliq. legem Dom. Altissimi.
42- 2 De lege Altissimi, et testamento
46- 6 Invocavit Altissimum potentem
49- 6 Reliquerunt legem Altissimi reges Juda
Isaï. 14-14 Similis ero Altissimo.
Thren. 3-35 In conspectu vultus Altissimi.
-38 Ex ore Altissimi non egredientur
Baruc. 4-20 Clamabo ad Altissimum in diebus meis.
Dan. 4-21 Hæc est interpretatio sententiæ Altissimi,
-31 Altissimo benedixi.
5-18 O rex, Deus Altissimus regnum
-21 Quod potestatem haberet Altissimus
7-18 Suscipient a. regnum sancti D. Altissimi;
-25 Et sanctos Altissimi conteret :
-27 Regn... detur populo sanctorum Altissimi :
2 *Marc.* 3-31 Ut invocaveret Altissimum,
Marc. 5- 7 Quid mihi et tibi, Jesu fili Dei Altissimi?
Lucæ. 1-32 Et filius Altissimi vocabitur,
-35 Virtus Altissimi obumbrabit tibi.
-76 Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis,
6-35 Et eritis filii Altissimi.
8-28 Quid mihi et tibi est, J. fili D. Altissimi?

ALTISSIMUS, *adjectiv. et subst.*

Num. 34- 7 Pervenientes usque ad montem altissimum,
Deut. 3- 5 Urbes erant munitæ muris altissimis,
Psal. 70-19 Deus usque in altissima, quæ fecisti
Sap. 9-17 Miseris Spiritum... de altissimis
11- 4 Data est illis aqua de petra altissima,
17-13 Ab altissimis inferis supervenientem
-18 Resonans de altissimis montibus Echo,
Eccli. 24- 7 Ego in altissimis habitavi,
26-21 Sol oriens mundo in altissimis Dei.
*Matth.*21- 9 Hosanna in altissimis.
Luc. 2-14 Gloria in altissimis Deo,
2 *Cor.* 8- 2 Altissima paupertas eorum

ALTITUDO.

Gen. 6-15 Triginta cubitorum altitudo ejus.
*Exod.*25-10 Altitudo, cubitum similiter ac semissem.
-23 In altitudine cubitum ac semissem
27- 1 Et tres cubitos in altitudine
-18 Altitudo quinque cubitorum erit :
30- 2 Et duos cubitos in altitudine.
37- 1 Altitudo quoque unius cubiti fuit.
-10 Habebat in altitudine cubit. ac semissem.
-25 Cubitos, et in altitudine duos :
38- 1 Cubitorum... trium in altitudine :
-18 Altitudo vero quinque cubitorum erat,
Num. 11-31 Volabant... duobus cubitis altitudine
1 *Reg.* 16- 7 Ne respicias... altitudinem staturæ ejus :
17- 4 Goliath... altitudinis sex cubitorum.
3 *Reg.* 6 - 2 Et triginta cubitos in altitudine.
-10 Quinque cubitis altitudinis
-20 Et viginti cubitos altitudinis :
-23 Decem cubitorum altitudinis.
-26 Altitudinem habebat unus cherub
7- 2 Et triginta cubitorum altitudinis
-15 Octo cubit. altitudinis columnam unam :
-16 Quinque cubit. altitudinis capitellum
-23 Quinque cubitorum altitudo ejus,
-32 Cona rota habebat altitudinis cubitum
4 *Reg.* 25-17 Decem et octo cubitos altitudinis hab..
Capitel. æreum super se altitudinis
2 *Par.* 3- 4 Altitudo centum viginti cubitorum erat :
-15 Tri. quinque cubitos habebant altitudinis :
4- 1 Et decem cubitorum altitudinis.
- 2 Quinque cubitos habebat altitudinis,
6-13 Et tres cubitos altitudinis
1 *Esdr.* 6- 3 Altitudinem cubitorum sexaginta,
Judith. 1- 2 In altitudinem cubitorum triginta,
Turres vero ejus posuit in altitudinem
- 3 Posuitq. portas ej. in altitudinem turr.
Esth. 5-14 Habentem altitudinis quinquaginta
7- 9 Habens altitudinis quinquaginta cubitos.
Psal. 11- 9 Secundum altitudinem t. multiplicasti filios
55- 4 Ab altitudine diei timebo :
68- 3 Veni in altitudinem maris :
94- 4 Et altitudines montium ipsius sunt.
102-11 Secundum altitudinem cœli a terra,
Sap. 10-19 Ab altitudine inferorum eduxit illos.
Eccli. 1- 2 Altitudinem cœli... quis dimensus est ?
17-31 Virtutem altitudinis cœli ipse conspicit :
43- 1 Altitudinis firmamentum pulchritudo
50- 2 Templi etiam altitudo ab ipso fundata est,
-11 Cypressus in altitudinem se extollens,
51- 7 De altitudine ventris inferi,
Isai. 2-11 Et incurvabitur altitudo virorum :
-17 Et humiliabitur altitudo virorum,
10-12 Super gloriam altitudinis oculorum ejus.
14-14 Ascendam super altitudinem nubium,
24- 4 Infirmata est altitudo populi terræ.
37-23 Levasti altitudinem oculorum tuorum ?
-24 Dixisti... Ascendi altitudinem montium ;
Introibo altitudinem summitatis ejus,
58-14 Sustollam te super altitudines terræ,
*Jerem.*17-12 Solium gloriæ altitudinis a principio,
48-29 Audivimus... et altitudinem cordis ejus.
49-16 Apprehendere niteris altitudinem collis ;
52-21 Octo cubiti altitudinis erant in col..
-22 Altitudo capitelli unius quinque cubit..
Ezech. 1-18 Statura quoque erat rotis, et altitudo,
19-11 Vidit altitudinem suam in multitudine
31- 3 Quasi cedrus. excelsusque altitudine,
- 5 Elevata est altitudo ejus super omnia ligna
-10 Pro eo quod sublimatus est in altitudine,
Elevatum est cor ejus in altitudine sua :
-14 Non elevabuntur in altitudine sua
36- 2 Altitudines sempiternæ in hæreditatem
40- 5 Altitudinis quoque calamo uno
-42 Et altitudine cubiti unius
41- 8 Vidi in domo altitudinem per circuitum,
-22 Altaris lignei trium cubit. altitudo,
Dan. 3- 1 Altitudine cubitorum sexaginta,
4- 7 Ecce arbor... et altitudo ejus nimia.
-17 Cujus altitudo pertingit ad cœlum,
Amos. 2- 9 Cujus altitudo, cedrorum altitudo ejus,
Habac. 3-10 Altitudo manus suas levavit...
1 *Mac.* 12-36 Exaltare altitudinem magnam inter
2 *Mac.* 9- 8 Montium altitudines in statera appendere,
*Matth.*13- 5 Quia non habebant altitudinem terræ :
Marc. 4- 5 Quoniam non habebant altitudinem terræ :
Rom. 8-39 Neque altitudo, neque profundum,
11-33 O altitudo divitiarum sapientiæ,
2 *Cor.* 10- 5 Omnem altitudinem extollentem se
Apoc. 2-24 Qui non cognoverunt altitudines Satanæ,
21-16 Altitudo et latitudo ejus, æqualia sunt.

ALTUS, A, UM.

Exod. 25-25 Labio coronam... altam quatuor digitis :
Judic. 20-38 Ut ascendente in altum fumo,
Job. 39-18 Cum tempus fuerit, in altum alas erigit :
Psal. 7- 8 Et propter hanc in altum regredere
63- 7 Accedet homo ad cor altum :
67-19 Ascendisti in altum,
74- 6 Nolite extollere in altum cornu vestrum :
92- 4 Mirabilis in altis Dominus
112- 5 Deus noster, qui in altis habitat,
137- 6 Et alta a longe cognoscit,
143- 7 Emitte manum tuam de alto,
Prov. 17-16 Qui altam facit domum suam,
30-13 Et palpebræ ejus in alta surrectæ.
Eccli. 7-25 Alta profunditas, quis inveniet eum ?
12-11 Quasi clavi in altum defixi,
Sap. 4- 3 Spuria v. non dabunt radices altas,
16-11 Ne in altam incidentes oblivionem,
Eccli. 27-28 Qui in altum mittit lapidem,
51-26 Manus meas extendi in altum
Isaï. 33-19 Non videbis, populum alti sermonis :
1 *Mac.* 4-60 Ædific... per circuitum muros altos,
13-27 Ædificavit... ædificium altum visu
2 *Mac.* 1-19 Ubi erat puteus altus et siccus,
12- 4 Cum in altum processissent
Lucæ. 1-78 In quibus visitavit nos, oriens ex alto :
5- 4 Duc in altum, et laxate retia
6-48 Qui fodit in altum, et posuit...
16-15 Quid hominibus altum est, abomin..
24-49 Quoadusque induamini virtute ex alto.
Joan. 4-11 Dicit ei mulier... puteus altus est :
Rom. 11-20 Noli altum sapere, sed time.
12-16 Non alta sapientes,
Ephes. 4- 8 Ascendens in altum captivam duxit.
Apoc. 21-10 Sustulit me... in montem... altum.
-12 Habebat murum magnum et altum.

ALTRINSECUS.

Gen. 15-10 Utrasq. partes... altrinsecus posuit :
Levit. 24- 6 Senos altrinsecus sup. mens... statues
3 *Reg.* 6-34 Duo ostia de lignis abieg. altrinsecus :
2 *Par.* 9-18 Brachiola duo altrinsecus, et duos

ALVA, ALVAN.

Filius Sobal, princeps Idumæus de genere Esaü.

Gen. 36-23 Alvan et Manahat et Ebal,
-40 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
1 *Par.* 1-51 Dux Thamna, dux Alva, dux Jethet

ALVEOLUS.

Dan. 14-32 Intraverat panes in alveolo :

ALVEUS.

Exod. 2- 5 Puellæ ej. gradieb. per crepidinem alveï.
Josue. 3-15 Jordanis a. ripas alvei... impleverat
-17 O. popul. per arentem alveum transibat.
4- 3 Ut tollant de medio Jordanis alveo,
- 8 Portantes de medio Jordanis alvo.
- 9 Posuit Josuë in medio Jordanis alveo
-18 Reversæ sunt aquæ in alveum suum
-20 Quos de Jordanis alveo sumpserant
-22 Per arentem alveum transivit Israël
4 *Reg.* 3-16 Facite alveum torrentis hujus fossas
-17 Alveus iste replebitur aquis et bibetis
Isaï. 19- 7 Nudabitur alveus rivi a fonte suo,
27-12 Percutiet Dom. ab alveo fluminis
*Ezech.*30-12 Et faciam alveos fluminum aridos,

ALUMNUS.

Num. 32-14 Vos... alumni hominum peccatorum,

ALUS.

Desertum Arabiæ, quo in loco Hebræi posuerunt decimam castrametationem.

Num. 33-13 De Daphca, castrametati sunt in Alus.
-14 Egressiq. de Alus, in Raphidim fixere

ALVUS.

Judic. 3-22 Per secreta not. alvi stercora proruperunt.
-24 Forsitan purgat alvum in æstivo cubiculo
2 *Par.* 4- 3 Duobus versibus alvum maris circuibant.
21-18 Percussit eum Dominus alvi languore insan.

AMAAD.

Urbs et arces in tribu Aser, quas delevit Alexander Jannæus.

Josue. 19-26 Elmelech et Amaad et Messal.

AMABILIS. *Cognomen Salomonis.*

Misit Dominus Nathan Prophetam ut nomen infanti imponeret, Amabilis Domino. Itaque Salomon binomius fuit, licet secundum hoc nomen isto tantum loco referatur.

2 Reg. 12–25 Vocavit nomen ejus : Amabilis Domino,

AMABILIS, *adjectivum.*

2 Reg. 1–23 Saül et Jonathas amabiles :
–26 Et amabilis super amorem mulierum.
Esth. 2–15 Omnium oculis gratiosa et amabilis
Prov. 18–24 Vir amabilis ad societatem,
Eccli. 15–13 Et non erit amabile timentibus eum.
20–13 Sapiens in verbis se ipsum amabilem facit :
Soph. 2– 1 Congregamini gens non amabilis :
Philip. 4– 8 Quæcumque amabilia... hæc cogitate.

AMADATHI.

Pater Aman, de genere Amalecitarum.

Esth. 3– 1 Exaltavit Aman filium Amadathi
–10 Amadathi de progenie Agag.
9–24 Aman e. filius Amadathi stirpis Agag,
12– 6 Aman vero filius Amadathi Bugæus erat.
16–10 Aman filius Amadathi, et animo et gente Macedo,

AMAL, *filius quartus Helem.*

1 Par. 7–35 Filii a. Helem... Selles et Amal.

AMALEC *et* **AMALECH.**

Filius Eliphaz quem habuit de Thamna concubina. Sumitur hic quoque Amalec pro gente Amalecitarum, qui ex Esaü prognati odium parentis fovebant contra Israelitas Jacobi filios. Amalecitæ habitabant istam Arabiæ partem quæ spectat terram Chanaan juxta mare Mortuum et mare Rubrum. Post egressionem Israelitarum ex Ægypto, cum jam undecies castra ponerent in deserto prope Raphidim, anno mundi 2514, ante J. Ch. 1510, Amalecitæ insurrexerunt adversus illos; at Israelitæ victores evaserunt. Semper ergo fuerunt infensissimi Hebræis, quos sæpe Dominus propter peccata hostibus præbuit : et jussit Deus ut Saül rex primus Israelitarum hos penitus exterminaret Amalecitas; Saül vero pepercit Agag regi Amalec; quam ob inobedientiam a Deo rejectus est Saül, cujus regnum ad David translatum est.

Gen. 36–12 Thamna... quæ peperit ei Amalech.
–16 Dux Core, dux Gathan, dux Amalech.
Exod. 17– 8 Venit a. Amalec, et pugnabat
– 9 Et egressus, pugna contra Amalec;
–10 Fecit Josuë... et pugnavit contra Amalec :
–11 Sin a. paulul. remisisset, superabat Amalec.
–13 Fugavitque Josuë Amalec, et populum
–14 Delebo e. memoriam Amalec sub cœlo.
–16 Bellum Domini erit contra Amalec,
Num. 13–30 Amalec habitat in Meridie,
24–20 Cumq. vidisset Amalec, assumens parab.. ait: Principium gentium Amalec
Deut. 25–17 Memento quæ fecerit tibi Amalec in via
Judic. 3–13 Copulavit ei filios Ammon et Amalec
5–14 Ex Ephraïm delevit eos in Amalec, et post eum ex Benjamin in populos tuos, o Amalec :
6– 3 Ascendebat Madian et Amalec,
–33 Igitur omnis Madian et Amalec,
7–12 Madian a. et Amalec... jacebant in valle,
10–12 Amalec et Chanaan, oppresserunt vos
12–15 Sepultus (*Abdon*)... in monte Amalec.
1 Reg. 14–48 Percussit Amalec, et eruit Israël
15– 2 Recensui quæcumque fecit Amalec Israëli,
– 3 Percute Amalec, demolire universa ejus :
– 5 Cumq. venisset Saül usque ad civit. Amalec
– 6 Recedite, atque descendite ab Amalec
Et recessit Cinæus de medio Amalec.
– 7 Percussitque Saül Amalec, ab Hevila
– 8 Apprehendit Agag regem Amalec viventem :
–12 De initiis prædar. quæ attulerat ex Amalec.
–15 Et ait Saül : De Amalec adduxerunt ea :
–18 Vade et interfice peccatores Amalec,
–20 Adduxi Agag regem Amalec, et Amalec interfeci.
–32 Adducite ad me Agag regem Amalec.
28–18 Neque fecisti iram furoris ejus in Amalec :
2 Reg. 8–12 De Syria, et Moab... et Amalec, et de
1 Par. 1–36 Filii Eliphaz : Theman, Omar... Amalec
18–11 Tam de... quam de Philisthiim et Amalec.
Judith. 4–13 Qui Amalec confidentem in virtute sua
Psal. 82– 8 Gebal, et Ammon, et Amalec :.

AMALECITES.

Gen. 14– 7 Percusserunt o. regionem Amalecitarum
Num. 14–25 Amalecites et Ch. habitant in vallibus.
–43 Amalecites et Chanan. ante vos sunt,
–45 Descenditq. Amalecites et Chananæus,
1 Reg. 27– 8 Agebant prædas... de Amalecitis :
30– 1 Amalecitæ impetum fecerant ex parte
–13 Ego sum, servus viri Amalecitæ :
–18 Eruit ergo David omnia quæ tulerunt Amalecitæ, et duas uxores suas eruit.
2 Reg. 1– 8 Aio ad eum : Amalecites ego sum.
–13 Filius hominis advenæ Amalecitæ ego sum.
1 Par. 4–43 Percusserunt reliquias... Amalecitarum,

AMAN. *Urbs de tribu Juda.*

Josue. 15–26 Aman, Sama, et Molada

AMAN.

Amalecita, de stirpe Agag regis Amalecitarum cui pepercerat Saül, quem autem interfici jussit Samuel. Aman minister erat Assueri, tempore quo ducti fuerant Judæi captivi in urbes Persarum. Præ invidia autem erga Mardochæum, Judæum de genere Saül per Jonathan, et reginæ Esther avunculum, litteras obtinuerat ut omnes Judæos, eodem die, eademque hora per totum regnum trucidarentur. Regina Esther oculos tandem regis aperuit qui litteras prohibuit, et Aman cum uxore et decem suis liberis suspensus est patibulo quod ipse paraverat Mardochæo. Non immerito Mardochæus in somnis vidit duos dracones de quibus dicit : Duo autem dracones : Ego sum et Aman ; *ambo enim erant potentes, ambo vigiles, alter ad servandam, alter ad perdendam gentem Judæorum; ambo tremendos sibilos per nuntios toto Artaxercis regno dimissos, ediderunt.*

Esth. 3– 1 Post hæc rex Assuerus exaltavit Aman
– 2 Flectebant genua, et adorabant Aman :
– 4 Ille nollet audire, nuntiaverunt Aman,
– 5 Quod cum audisset Aman,
– 7 Missa est sors in urnam... coram Aman
– 8 Dixitq. Aman regi Assuero : Est populus
–10 Et dedit eum (*annulum*) Aman
–12 Et scriptum est, ut jusserat Aman,
–15 Rege et Aman celebrante convivium,
4– 7 Indicavit ei...quo modo Aman promisisset,
5– 4 Ut venias ad me hodie, et Aman tecum,
– 5 Statimq. rex : Vocate, inquit, cito Aman,
Venerunt itaq. rex et Aman ad convivium
– 8 Veniat rex et Aman ad convivium
– 9 Egressus est itaq. illo die Aman lætus et alacer.
6– 4 Aman quippe interius... intraverat
– 5 Responderunt pueri : Aman stat in atrio.
– 6 Cogitans autem in corde suo Aman,
–11 Tulit itaque Aman stolam et equum
–12 Et Aman festinavit ire in domum suam,
7– 1 Intravit itaque rex et Aman, ut biberent cum regina.
– 6 Hostis... noster pessimus iste est Aman.
– 7 Aman quoque surrexit ut rogaret Esther
– 8 Reperit Aman super lectulum corruisse
– 9 En lignum... stat in domo Aman,
–10 Suspensus est itaque Aman in patibulo
8– 1 Dedit rex... reginæ domum Aman
– 2 Annul. quem ab Aman recipi jusserat,
– 3 Oravit, ut malitiam Aman Agagitæ,
– 5 Obsecro ut... veteres Aman litteræ... corrigantur
– 7 Domum Aman concessi Esther,
9– 6 Extra decem filios Aman Agagitæ
–12 Interfecerunt... alios decem filios Aman
–13 Decem filii Aman in patibulis suspendantur.
–14 Et decem filii Aman suspensi sunt.
–24 Aman enim, filius Amadathi stirpis Agag,
10– 7 Duo a. dracones : Ego sum, et Aman
12– 6 Aman vero filius Amadathi Bugæus erat
13– 3 Erat post regem secundus, Aman nomine.
– 6 Jussimus, ut quoscumque Aman,
–12 Ut non adorarem Aman superbissimum,
14–17 Quod non comederim in mensa Aman,
15– 2 Aman secundus a rege locutus est contra nos
16–10 Aman filius Amadathi... Macedo.

AMANA.

Amœnus Libani collis, in tribu Manasse.

Cantic. 4– 8 Coronaberis de capite Amana,

AMANTISSIMA, *subst. plur.*

Isaï. 44– 9 Amantissima eorum non proderunt eis;
Osee. 9–16 Interficiam amantissima uteri eorum.

AMANTISSIMUS, *adj.*

Deut. 33–12 Amantissimus Domini habitabit confidenter
Amos. 5–11 Vineas plantabitis amantissimas,

AMARE, *adverbium.*

Eccli. 38–17 Amare fer luctum illius uno die
Isai. 22– 4 Recedite a me, amare flebo :
33– 7 Angeli pacis amare flebunt.
Ezech. 27–30 Ejulabunt... et clamabunt amare
Matth. 26–75 Et egressus foras, flevit amare
Luc. 22–62 Et egressus foras Petrus flevit amare.

AMARIAS I.

Summus pontifex, filius Merajoth et pater Achitob, qui successit Heli. Nomen quoque habet Azarias. Vigesimusque tertius fuit in summo pontificatu Amarias.

1 Par. 6– 7 Porro Merajoth genuit Amariam
Et Amarias genuit Achitob
–11 Genuit autem Azarias Amariam
Et Amarias genuit Achitob.
–52 Merajoth filius ejus, Amarias filius ejus
1 Esdr. 7– 3 Filii Amariæ, filii Azariæ, filii Merajoth.

AMARIAS II. *Levites, filius Hebron.*

1 Par. 23–19 Filii Hebron... Amarias secundus
24–23 Filiusq. ejus Jeriau primus, Amarias secundus

AMARIAS III.

Summus pontifex qui, tempore Josaphat, constitutus est ut præsideret his quæ ad cultum religionis pertinebant.

2 Par. 19–11 Amarias autem sacerdos et pontifex vester

AMARIAS IV.

Levites qui, tempore Ezechiæ, una cum aliis Levitis distribuebat unicuique fratrum partes suas.

2 Par. 31–15 Et sub cura ejus Edem,... Amarias quoque

AMARIAS V.

De filiis Bani. Post reditum e captivitate Babylonis consensit ut ejiceretur uxor aliena quam duxerat.

1 Esdr. 10–42 Sellum, Amaria, Joseph

AMARIAS VI.

Sacerdos et princeps cognationis, qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis in Jerusalem.

2 Esdr. 12– 2 Amaria, Melluch, Hattus.

AMARIAS VII.

Sacerdos et princeps familiæ in diebus Joachim.

2 Esdr. 12–13 Esdræ, Mosollam : Amariæ, Johanan.

AMARIAS VIII.

Pater Godoliæ, qui genuit prophetam Sophoniam.

Soph. 1– 1 Filii Godoliæ, filii Amariæ,

AMARICOR.

Apoc. 10– 9 Faciet amaricari ventrem tuum,
–10 Amaricatus est venter meus.

AMARIOR.

Eccle. 7–27 Inveni amariorem morte mulierem.

AMARISSIMUS.

Num. 5–18 Ipse autem tenebit aquas amarissimas,
–19 Non te nocebunt aquæ istæ amarissimæ,
–23 Et delebit ea aquis amarissimis,
–26 Sic potum det mulieri aquas amarissimas.
Deut. 32–24 Devorabunt eos aves morsu amarissimo
–32 Una eorum una fellis, et botri amarissimi.
Isaï. 38–17 Ecce in pace amaritudo mea amarissima :
Ezech 27–31 Plorabunt te... ploratu amarissimo

AMARITUDO.

Exod. 1–14 Ad amaritudinem perducebant vitam
15–23 Vocans illum Mara, i. e. amaritudinem
Deut. 29–18 Radix germinans fel amaritudinem.
Ruth. 1–20 Quia amaritudine valde replevit me
4 Reg. 4–27 Anima enim ejus in amaritudine est,
–41 Et non fuit amplius quidquam amaritudinis in olla,
Esth. 4– 1 Ostendens amaritudinem animi sui,
Job. 3– 5 Et involvatur amaritudine.
–20 Vita his qui in amaritudine animæ sunt ?
7–11 Confabulabor cum amaritudine animæ
9–18 Et implet me amaritudinibus.

Job. 10- 1 Loquar in amaritudine animæ meæ.
13-26 Scribis enim contra me amaritudines,
17- 2 In amaritudinibus moratur oculus meus.
20-25 Et fulgurans in amaritudine sua :
21-25 Alius vero moritur in amaritudine
23- 2 In amaritudine est sermo meus,
27- 2 Ad amaritudinem adduxit animam
Ps. II. 10- 7 Os plenum est, et amaritudine et dolo.
13- 3 Quorum os... amaritudine plenum est :
Prov. 14-10 Cor quod novit amaritudinem animæ
Sap. 8-16 Non e. habet amaritudinem conversatio
Eccli. 4- 6 Maledicentis... in amaritudine animæ,
7-12 Non irrideas hominem in amaritudine
21-15 Non est sensus ubi est amaritudo.
31-39 Amaritudo animæ vinum multum
Isaï. 38 15 Recogitabo... in amaritudine animæ
-17 Ecce in pace amaritudo amarissima :
Jerem. 31-21 Pone tibi amaritudines :
Thren. 1- 4 Et ipsa oppressa amaritudine.
-20 Quoniam amaritudine plena sum,
3-15 Replevit me amaritudinibus,
Ezech. 21- 6 In amaritudinibus ingemisce coram eis.
27-31 Plorabunt te in amaritudine animæ
28-24 Non erit... offendiculum amaritudinis,
Osee. 10- 4 Germinabit quasi amaritudo judicium
12-14 Me provocavit Ephraïm in amaritudinibus
14- 1 Ad amaritudinem concitavit Deum
Amos. 6-13 Convertistis in amaritudinem judicium
Mich. 1-12 Quæ habitat in amaritudinibus ;
Act. 8-23 In felle e. amaritudinis... video te
Rom. 3-14 Quorum os... amaritudine plenum est :
Ephes. 4-31 Omnis amaritudo, et ira, etc.
Hebr. 12-15 Ne qua radix amaritudinis sursum

AMARUS.

Exod. 15-23 Aquas de Mara, eo quod essent amaræ :
Ruth. 1-20 Sed vocare me Mara (id est, Amaram)
1 Reg. 1-10 Cum esset Anna amaro animo, oravit
15-32 Siccine separat amara mors ?
22- 2 Oppressi ære alieno, et amaro animo :
30- 6 Amara erat anima... super filiis
2 Reg. 17- 8 Amaro animo, veluti si ursa, raptis catulis,
19-35 Ad discernendum suave, aut amarum ?
4 Reg. 14-26 Vidit e. Dom. afflict. Israël amaram nimis,
Judith. 5-15 Illic fontes amari obdulcati sunt eis
Psal. 63- 4 Intenderunt arcum rem amaram,
Prov. 5- 4 Novissima autem illius amara
27- 7 Etiam amarum pro dulci sumet.
31- 6 Vinum his, qui amaro sunt animo :
Eccli. 29-32 Et ad hæc amara audiet
30-17 Melior est mors quam vita amara,
38- 5 Nonne a ligno indulcata est aqua amara ?
41- 1 O mors, quam amara est memoria tua !
Isaï. 5-20 Væ qui... ponentes amarum in dulce,
Et dulce in amarum.
24- 9 Amara erit potio bibentibus illam.
Jerem. 2-19 Amarum est te reliquisse Dominum
4-18 Ista malitia tua, quia amara,
6-26 Fac tibi, planctum amarum,
Præf. Thren. Amaro animo suspirans, et ejulans dixit :
Ezech. 3-14 Abii amarus in indignatione spiritus
Amos. 8-10 Novissima ejus quasi diem amarum,
Habac. 1- 6 Suscitabo Chaldæos, gentem amaram
Soph. 1-14 Vox diei Domini amara,
2 Mac. 6- 7 Ducebantur a. cum amara necessitate
9- 5 Et amara internorum tormenta :
Coloss. 3-19 Nolite amari esse ad illas.
Jacob. 3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam ?
-14 Quod si zelum amarum habetis,
Apoc. 8-11 Quia amaræ factæ sunt

AMASA I.

Anno mundi 3002, *ante J. Ch.* 1053. *Filius Jether et Abigaïl, sororis David. Ad suas partes eum allexerat Absalom scelestus contra patrem; at pœnitentia motus ad David rediit, qui misertus condonavit illi peccatum et constituit illum ducem exercitus. Invidia vero percitus Joab, per proditionem eum in Gabaon interfecit, arripiens illi mentum quasi vellet deosculari.*

2 Reg. 17-25 Amasam vero constituit Absalom pro Amasa a. erat filius viri... Jetra
19-13 Amasæ dicite : Nonne os meum... ?
20- 4 Dixit a. rex Amasæ : Convoca mihi
- 5 Abiit ergo Amasa ut convocaret Judam,
- 8 Amasa veniens occurrit eis.
- 9 Dixit i. Joab ad Amasam : Salve
Et tenuit manu dextra mentum Amasæ
-10 Porro Amasa non observavit gladium,
-11 Cum stetissent juxta cadaver Amasæ,
2 Reg. 20-12 Amasa autem conspersus sanguine,
Et amovit Amasam de via in agrum,
3 Reg. 2- 5 Et Amasæ filio Jether : quos occidit
-32 Occidit... et Amasam filium Jether
1 Par. 2-17 Abigaïl autem genuit Amasa

AMASA II.

Filius Adali, e tribu Ephraïm. Ipse cum aliis principibus ejusdem tribus stetit contra eos qui veniebant de prælio quod Israelitæ commiserant adversus tribum Juda et adversus tribum Benjamin; omnes captivos, qui nudi erant, vestivit de spoliis, et verbo conatuque obtinuit ut dimitterentur cum omni præda.

2 Par. 28-12 Et Amasa filius Adali, contra eos

AMASAI I.

Filius Elcana, de filiis Caath.

1 Par. 6-25 Filii Elcana, Amasaï et Achimoth

AMASAI II. *Ex stirpe Merari.*

1 Par. 6-35 Filii Mahath, filii Amasaï
-46 Filii Amasaï, filii Boni, filii Somer

AMASAI III.

Anno mundi 2974, *ante J. Ch.* 1080. *Levites quem Spiritus induit principem inter triginta viros fortiores, ut regem Davidem adirent fugientem ante Saül. Comitas et mansuetudo Davidis accenderat animos et amorem omnium, et Amasaï suo et sociorum nomine locutus est.*

1 Par. 12-18 Induit Amasaï principem inter triginta

AMASAI IV.

Anno mundi 2990, *ante J. Ch* 1064. *Unus e sacerdotibus qui clangebant tubis coram arca Dei, cum e domo Obededom reduceretur in Jerusalem, ut collocaretur in tabernaculo quod ædificari jusserat David, quodque confundi non debet cum tabernaculo a Moyse constructo, quod erat in Gabaon.*

1 Par. 15-24 Amasaï, et Zacharias, clangebant

AMASAI V. *Levites, pater Mahath.*

2 Par. 29-12 Mahath, filius Amasaï et Jaël

AMASIAS I.

Anno mundi 3196, *ante J. Ch.* 858, *rex octavus Juda. Filius et successor Joas quem in secundo regni sui anno interfecerant in domo sua Mello prope Sellam Josachar filius Semaath, et Josabad filius Somer. Viginti et quinque erat annorum Amasias, quando regnare cœpit et regnavit novem et viginti annis. Sub fine regni non feliciter gessit; nam contra eum facta est conjuratio in Jerusalem. fugit in Lachis, et miserunt post eum in Lachis et interfecerunt eum ibi anno mundi* 3225, *ante J. Ch.* 829. *Corpus ejus in equis asportatum sepultum est in Jerusalem cum patribus suis in civitate David.*

4 Reg. 12-21 Regnavitq. Amasias filius ejus pro eo.
13-12 Pugnaverit contra Amasiam regem Juda,
14- 1 Regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 8 Tunc misit Amasias nuntios ad Joas
- 9 Remisitq. Joas, rex Israël ad Amasiam
-11 Et non quievit Amasias :
Viderunt se et ipse Amasias rex Juda
-13 Amasiam vero regem Juda... cepit Joas
-15 Vixit a. Amasias, filius Joas
-18 Reliqua autem sermonum Amasiæ
-21 Constituerunt eum reg. pro p. Amasia.
-23 Anno quintodecimo Amasiæ
15- 1 Regnavit Azarias filius Amasiæ
- 3 Juxta omnia quæ fecit Amasias pater ejus
1 Par. 3-12 Hujus Amasias filius genuit Azariam
2 Par. 24-27 Regnavit a. Amasias filius ejus pro eo.
25- 1 Viginti quinque annorum erat Amasias
- 5 Congregavit igitur Amasias Judam
- 9 Dixitq. Amasias ad hominem Dei :
-10 Separavit itaque Amasias exercitum,
-11 Porro Amasias confidenter eduxit pop.
-13 Exercitus, quem remiserat Amasias
-14 Amasias v. post cædem Idumæorum,
-15 Iratus Dominus contra Amasiam,
-17 Amasias rex Juda, inito pessimo consilio,
-20 Noluit audire Amasias,
-21 Amasias a. rex Juda erat in Beths...
-23 Amasiam regem Juda... cepit Joas
-25 Vixit a. Amasias filius Joas
-26 Reliqua autem sermonum Amasiæ,
26- 1 Constituit regem pro Amasia patre suo.
- 4 Juxta omnia quæ fecerat Amasias

AMASIAS II.

Anno mundi 3248, *ante J. Ch.* 806. *Sacerdos idololatra Bethel, id est, vituli qui colebatur in Bethel. Vivebat in diebus Jeroboam II filii Joas, nepotis Jehu, patris Zachariæ. Amasias iste insurrexit in Amos prophetam qui prædicebat Israëlitas in captivitatem ducendos fore; misit ad regem Israël ut denuntiaret Prophetam. Amos autem parvi pendit minas hujus sacerdotis impii qui et ipse cum filiis et uxore in captivitatem ductus est a rege Salmanasar; uxorque ejus fornicata est cum Assyriis victoribus, et filii et filiæ gladio interfecti sunt. Omnia hæc ei prædixerat Amos. Tandem ipse mœrore et miseria mortuus est in terra polluta cultu idolorum.*

Amos. 7-10 Misit Amasias sacerdos Bethel ad Jerob.
-12 Et dixit Amasias ad Amos : Qui vides,
-14 Responditq. Amos et dixit ad Amasiam :

AMASIAS III.

Zechri filius, qui, tempore Josaphat regis Juda, Domino consecratus, se militiæ devoverat, ut se Deo gratum faceret et de publico bene mereretur; ducenta autem millia virorum fortium cum eo erant.

2 Par. 17-16 Amasias filius Zechri consecratus Domino,

AMASIAS IV. *Ex tribu Simeon.*

1 Par. 4-34 Et Josa filius Amasiæ

AMASIAS V.

Filius Helciæ, de filiis Merari.

1 Par. 6-45 Filii Hasabiæ, filii Amasiæ, filii Helciæ,

AMASSAI.

Filius Azreel, de tribu Benjamin.

2 Esdr. 11-13 Et Amassaï filius Azreel,

AMATHÆUS. *Filius Chanaan.*

Gen. 10-18 Samaræum, et Amathæum :

AMATHI.

Pater Jonæ prophetæ. Galilæus erat de civitate Geth-Opher, in tribu Zabulon.

4 Reg. 14-25 Locutus est per... Jonam filium Amathi
Jonæ. 1- 1 Verbum Dom. ad Jonam filium Amathi,

AMATHITES.

Amathites regio est juxta montem Libanum ab urbe Amath, quæ frequentius Emath appellatur in Scriptura, nomen habens.

1 Mac. 12-25 Occurrit eis in Amathite regione :

AMATOR.

Sap. 8- 2 Amator factus sum formæ illius.
15- 6 Malorum amatores, digni sunt qui...
Jerem. 3- 1 Fornicata es cum amatoribus multis :
-20 Si contemnat mulier amatorem suum,
4-30 Contempserunt te amatores tui,
5- 8 Equi amatores et emissarii facti sunt :
22-20 Quia contriti sunt omnes amatores tui.
-22 Amatores tui in captivitatem ibunt :
30-14 Omnes amatores tui obliti sunt tui,
Ezech. 16-33 Dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis
-36 Revelata est ignominia... super amatores
-37 Congregabo omnes amatores tuos
23- 5 Oolla, et insanivit in amatores suos,
- 9 Tradidi eam in manus amatorum suorum,
-22 Suscitabo omnes amatores tuos contra te,
Osee. 2- 5 Vadam post amatores meos,
- 7 Et sequetur amatores suos,
-10 Revelabo stult.. in oculis amatorum ejus
-12 Mercedes... quos dederunt mihi amatores
-13 Et ibat post amatores suos,
8- 9 Ephraïm munera dederunt amatoribus
2 Mac. 14-37 Vir amator civitatis, et bene audiens :
15-14 Hic est fratrum amator et populi Israël :
2 Tim. 3- 4 Voluptatum amatores magis quam Dei :
1 Petr. 3- 8 Fraternitatis amatores, misericordes,

AMBIGO.

Act. 5-24 Ambigebant de illis quidnam fieret.

AMBIGUITAS.

1 Reg. 9- 6 Quod loquitur, sine ambiguitate venit :

AMBIGUUS, A, UM.

Deut. 17- 8 Si... ambiguum apud te judicium esse
Ezech. 12-24 Neque divinatio ambigua in medio fil..,

AMBIO, *pro Circumdo.*

3 Reg. 7-15 Linea... ambiebat columnam utramque.
-24 Sculptura... decem cubitis ambiens mare :

2Par. 4- 2 Funiculus trig. cubit. ambiebat gyrum ejus.
13-73 Ignorantem Judam suo ambiebat exercitu.
Cant. 3- 7 En lectul. Salom. sexag. fortes ambiunt
*Ezech.*16 -57 Quæ ambiunt te per gyrum.
46-23 Et paries per circuitum ambiens

AMBIO, *pro Desidero.*

2Mac. 4- 7 Ambiebat Jason frater Oniæ summi

AMBITIO.

2Par. 16-14 Combusserunt super eum ambitione nimia.
1Mac. 9-37 Ducunt sponsam... cum ambitione magna.
Act. 25-23 Cum multa ambitione

AMBITIOSA.

1Cor. 13- 5 Non est ambitiosa, non quærit quæ sua

AMBITUS.

Esth. 13-10 Quidquid cœli ambitu continetur,
Prov. 25-28 Urbs patens et absque murorum ambitu,
2Mac. 1-15 Ingressus esset intra ambitum fani,

AMBO, Æ

Gen. 3- 7 Et aperti sunt oculi amborum :
18-11 Erant autem ambo senes,
21-27 Percusseruntque ambo fœdus.
26-35 Quæ ambæ offenderant animum Isaac
33- 1 Divisitq. filios...ambarumq. famularum :
40- 5 Videruntq. ambo somnium nocte una
48-13 Applicuitque ambos ad eum.
Exod. 35-35 Ambos erudivit sapientia.
Levit. 7-30 Cumq. ambo oblata Dom. consecraverit
19-20 Vapulabunt ambo, et non morientur
20-11 Morte moriantur ambo :
-18 Interficientur ambo de medio populi
-20 Portabunt ambo iniquitatem suam
Num. 25- 8 Perfodit ambos simul.
26-19 Ambo mortui sunt in terra Chanaan.
Deut. 19-17 Stabunt ambo , quorum causa est,
Judic. 16- 3 Apprehendit ambas portæ fores
-29 Apprehendens ambas columnas,
Ruth. 1- 5 Et ambo mortui sunt, Mahalon...
1Reg. 2-34 In uno die morientur ambo.
3-11 Tinnient ambæ aures ejus.
9-26 Egressiq.sunt ambo, ipse vid. et Samuël
20-11 Cumque exissent ambo in agrum,
-42 Quæcumque juravimus ambo in nomine
3Reg. 5-12 Et percusserunt ambo fœdus.
4Reg. 2- 6 Ierunt igitur ambo pariter.
- 7 Illi a. ambo stabant super Jordanem.
- 8 Et transierunt ambo per siccum.
21-12 Ut... tinniant ambæ aures ejus.
Tobiæ. 3-24 Exauditæ sunt preces amborum
-25 Missus est... Raphaël ut curaret eos ambos.
5-22 Et ambulaverunt ambo simul.
8- 6 Instanter orabant ambo simul,
-10 Et consenescamus ambo pariter sani.
10- 3 Cœperunt ambo simul flere,
11-11 Cœperunt ambo flere præ gaudio.
Job. 9-33 Et ponere manum suam in ambobus.
Eccli. 20-27 Perditionem autem ambo hæreditabunt.
Jerem. 46-12 Et ambo pariter conciderunt.
*Ezech.*21-19 De terra una egredientur ambæ :
23-13 Vidi quod polluta esset via una ambarum.
Dan. 13-10 Erant ergo ambo vulnerati amore ejus,
*Matth.*15-14 Ambo in foveam cadunt.
Luc. 1- 6 Erant autem justi ambo ante Deum,
- 7 Et ambo processissent in diebus suis.
5- 7 Et impleverunt ambas naviculas,
6-39 Nonne ambo in foveam cadunt?
Act. 19-16 In quo erat... dominatus amborum,
Ephes. 2-16 Reconciliet ambos in uno corpore
-18 Per ipsum habemus accessum ambo,

AMBULO.

Gen. 5-22 Et ambulavit Henoch cum Deo ;
-24 Ambulavitq. cum Deo, et non apparuit :
6- 9 Noë vir justus... cum Deo ambulavit.
17- 1 Ambula coram me, et esto perfectus.
24-40 Dominus, ait, in cujus conspectu ambulo,
-42 Viam meam, in qua nunc ambulo,
28-20 In via, per quam ego ambulo,
33-13 Si plus in ambulando fecero laborare,
48-15 Deus, in cujus conspectu ambulaverunt
Exod. 15-19 Filii a. Israël ambulaverunt per siccum
-22 Ambulaveruntq. tribus diebus per solitud..
16- 4 Utrum ambulet in lege mea, an non.
21-19 Ambulaverit foris super baculum suum,
33-16 Nisi ambulaveris nobiscum,
Levit. 11-21 Quidquid a. ambulat quidem super
-27 Quod ambulat super manus,
18- 3 Nec in legitimis eorum ambulatis.
- 4 Præcepta m. serv. et ambulabitis in eis.
20-23 Nolite ambulare in legitimis nationum,
Levit. 26- 3 Si in præceptis meis ambulaveritis,
-12 Ambulabo inter vos, et ero Deus vester,
-21 Si ambulaveritis ex adverso mihi,
-23 Sed ambulaveritis ex adverso mihi :
-27 Sed ambulaveritis contra me :
-40 Et ambulaverunt ex adverso mihi.
-41 Ambulabo igitur, et ego contra eos,
Num. 33- 8 Ambulantes... per desertum Etham,
Deut. 1-31 In omni via, per quam ambulastis,
2-14 Ambulavimus de Cadesbarne usque ad
5-33 Per viam, quam præcep... ambulabitis,
6- 7 Narrabis ea... ambulans in itinere,
8- 6 Et ambules in viis ejus, et timeas eum,
10-12 Ambules in viis ejus, et diligas eum,
11-19 Et ambulaveris in via
-22 Et ambuletis in omnibus viis ejus ,
-28 Et ambulaveritis post deos alienos,
19- 9 Ambules in viis ejus omni tempore
22- 6 Si ambulans per viam... inveneris
23-14 Deus tuus ambulat in medio castrorum,
26-17 Ambules in viis ejus, et custodias cærem...
28- 9 Si... et ambulaveris in viis ejus.
29-19 Ambulabo in pravitate cordis mei :
30-16 Et ambules in viis ejus et custodias mandata
Josue. 2-22 Ambulantes pervenerunt in montana,
3- 4 Quia prius non ambulastis per eam :
- 6 Tulerunt, et ambulaverunt ante eos.
6-13 Præcedebantq. arcam Domini ambulantes
14-10 Quando ambulabat Israël per solitudinem :
22- 5 Et ambuletis in omnibus viis ejus,
24-17 In omni via, per quam ambulavimus,
Judic. 2-19 Per quam ambulare consueverunt.
-22 Custodiant viam Dom. et ambulent in ea,
5- 6 Ambulaverunt per calles devios.
-10 Et ambulatis in via, loquimini.
11-16 Ambulavit per solitudinem usque ad mare
19-28 Loquebatur : Surge.et ambulemus.
1 Reg. 2-35 Ambulabit coram Christo meo cunctis diebus.
8- 3 Non ambulaverunt filii illius in viis ejus :
- 5 Filii tui non ambulant in viis tuis :
9-14 Cumq. illi ambularent in medio urbis
15-20 Ambulavi in via per quam misit me Dom.
19-23 Ambulabat ingrediens, et prophetabat
28-25 Ambulaverunt per totam noctem illam.
31-12 Ambulaverunt tota nocte et tul. cadaver
2 Reg. 2-32 Ambulaverunt tota nocte Joab et viri
7- 6 Ambulabam in tabernaculo et in tentorio.
- 9 Fui tecum in omnibus ubic. ambulasti
15-18 Universi servi ejus ambulabant juxta eum ,
16-13 Ambulabat itaque David et socii ejus
3 Reg. 2- 3 Ut ambules in viis ejus,
- 4 Ambulaverint coram me in veritate
3- 3 Ambulans in præceptis David patris sui,
- 6 Sicut ambulavit in conspectu tuo in veritate,
-14 Si autem ambulaveris in viis meis,
Sicut ambulavit pater tuus, longos faciam
8-23 Qui ambulant coram te in toto corde suo.
-25 Ut ambulent coram me sicut tu
Ambulasti in conspectu meo.
-36 Ostende eis viam bonam per quam ambulent,
-58 Ut ambulemus in universis viis ejus,
-61 Ut ambulemus in decretis ejus,
9- 4 Si ambulaveris coram me, sicut
Ambulavit pater tuus, in simplicitate,
11-33 Non ambulaverit in viis meis,
-38 Si... et ambulaveris in viis meis,
15- 3 Ambulavitq. in omnibus peccatis patris
-26 Et ambulavit in viis patris sui,
-34 Ambulavitque in via Jeroboam,
16- 2 Tu autem ambulasti in via Jeroboam
-19 Ambulans in via Jeroboam et in peccato
-26 Ambulavitq. in omni via Jeroboam
-31 Nec suffecit ei ut ambularet in peccatis
19- 8 Ambulavit in fortitudine cibi illius,
21-27 Et ambulavit (*Achab*) demisso capite.
22-43 Ambulavit in omni via Asa patris
-53 Ambulavit in via patris sui et matris suæ,
4 Reg. 8-18 Ambulavitq. in viis regum Israel,
Sicut ambulaverat domus Achab :
-27 Et ambulavit in viis domus Achab :
10-31 Jehu non custodivit ut ambularet
13- 6 Sed in ipsis ambulaverunt :
-11 Sed in ipsis ambulavit.
16- 3 Sed ambulavit in via regum Israël
17- 8 Ambulaverunt juxta ritum gentium
-19 Verum ambulavit in erroribus Israël ,
-22 Ambulaverunt filii Israël in universis
20- 3 Memento quæso quomodo ambulaverim
21-21 Et ambulavit in omni via , per quam
Ambulaverat pater ejus :
-22 Et non ambulavit in via Domini.
22- 2 Ambulavit per omnes vias David patris
4Reg. 23- 3 Fœdus percuss.. ut ambularent post Dominum,
2 Par. 6-14 Qui ambulant coram te in toto corde suo :
-16 Ita tamen si.. ambulaverint in lege mea,
Sicut et tu ambulasti coram me.
-31 Ut... ambulent in viis tuis cunctis diebus ,
7-17 Tu quoque si ambulaveris coram me ,
Sicut ambulavit David pater tuus,
11-17 Ambulaverunt e. in viis David et Salom.
17- 3 Quia ambulavit in viis patris sui.
20-32 Et ambulavit in via patris sui Asa ,
21- 6 Ambulavitq. in viis regum Israël
-12 Non ambulasti in viis Josaphat patris tui ,
-20 Ambulavitque non recte , et sepelierunt
22- 5 Ambulavitque in consiliis eorum.
28- 2 Sed ambulavit in viis regum Israël
-15 Quicumque non poterant ambulare
34- 2 Ambulavit in viis David patris sui ;
-31 Percuss. fœdus... ut ambularet post eum
2Esdr. 5- 9 Quare non in tim. Dei n. non ambulatis?
10-29 Jurandum ut ambularent in lege Dei ,
Tobiæ. 3- 5 Non ambulavimus sinceriter coram te.
-17 Neque cum his qui in levitate ambulant,
5- 5 Invenit... quasi paratura ad ambulandum
- 8 Omnia itinera ejus frequenter ambulavi
-21 Tobias ait : Bene ambuletis ,
-22 Et ambulaverunt ambo simul.
Judith. 5-22 Dederat illis Deus , ut ambularent in ea
Job. 6-18 Ambulabunt in vacuum , et peribunt.
16-23 Semitam , per quam non revertar, ambulo.
18- 8 Et in maculis ejus ambulat.
24-17 Sic in tenebris quasi in luce ambulant.
-18 Nec ambulet per viam vinearum.
29- 3 Ad lumen ejus ambulabam in tenebris :
31- 5 Si ambulavi in vanitate ,
34- 8 Et ambulat cum viris impiis ?
Psal. 11- 9 In circuitu impii ambulant
22- 4 Si ambulavero in medio umbræ mortis ,
54-15 In domo Dei ambulavimus cum consensu.
77-10 In lege ejus noluerunt ambulare.
80-14 Israël si in viis meis ambulasset :
81- 5 In tenebris ambulant :
83-13 Qui ambulant in innocentia :
84-14 Justitiæ ante eum ambulabit :
88-16 In lumine vultus tui ambulabunt ,
-31 Et in judiciis meis non ambulaverint :
90-13 Super aspidem et basiliscum ambulabis :
100- 6 Ambulans in via immaculata ,
103- 3 Qui ambulas super pennas ventorum.
114- 7 Pedes habent et non ambulabunt :
118- 1 Beati... qui ambulant in lege Domini.
- 3 In viis ejus ambulaverunt.
-45 Et ambulabam in latitudine :
127- 1 Beati... qui ambulant in viis ejus.
130- 1 Neque ambulavi in magnis ,
137- 7 Si ambulavero in medio tribulationis ,
141- 4 In via hac qua ambulabam , absconderunt
142- 8 Notam fac mihi viam , in qua ambulem :
Prov. 1-15 Fili mi , ne ambules cum eis ,
2-13 Ambulant per vias tenebrosas:
-20 Ut ambules in via bona :
3-23 Tunc ambulabis fiducialiter in via tua ,
5- 6 Per semitam vitæ non ambulant ,
6-22 Cum ambulaveris , gradientur tecum ,
-28 Aut ambulare super prunas... ?
8-20 In viis justitiæ ambulo ,
9- 6 Vivite et ambulate per vias prudentiæ.
10- 9 Qui ambulat simpliciter ambulat confident.
11-13 Qui ambulat fraudulenter,revelat arcana :
-20 Voluntas ej. in iis qui simpliciter ambulant.
14- 2 Ambulans recto itinere , et timens Deum ,
19- 1 Melior est pauper, qui ambulat in simplicit.
20- 7 Justus qui ambulat in simplicitate sua ,
-19 Ei qui.. ambulat fraudulenter ,
22-24 Neque ambules cum viro furioso :
28- 6 Melior est pauper ambulans in simplicitate
-18 Qui ambulat simpliciter , salvus erit :
Eccle. 2-14 Stultus in tenebris ambulat :
4-15 Qui ambulant sub sole cum adolescente
10- 3 Sed et in via stultus ambulans ,
- 7 Vidi servos in equis et principes ambulantes super terram quasi servos.
11- 9 Et ambula in viis cordis tui ,
Sap. 5- 7 Ambulavimus vias difficiles ,
6- 5 Neque secundum voluntatem Dei ambulastis.
13-19 Petit ab eo , qui ambulare non potest :
15-15 Pedes eorum pigri ad ambulandum.
Eccli. 4-18 Quoniam in tentationibus ambulat cum eo,
7-38 Et cum lugentibus ambula.
9-20 Super dolentium arma ambulabis.
13-16 Quoniam cum subversione tua ambulas.
24- 8 In fluctibus maris ambulavi ;
25-35 Si non ambulaverit ad manum tuam ,
51-20 Ambulavit pes meus iter rectum

Isaï. 1-12 Ut ambuletis in atriis meis?
2- 3 Et ambulabimus in semitis ejus
- 5 Et ambulemus in lumine Domini.
3-16 Filiæ Sion.. ambulaverunt extento collo, Plaudebant, ambulabant pedibus suis,
9- 2 Populus, qui ambulabat in tenebris,
20- 3 Sicut ambulavit servus m. Isaïas nudus,
23- 7 Rectus callis justi ad ambulandum.
36- 2 Qui ambulatis ut descendatis in Ægyptum
-21 Hæc est via; ambulate in ea:
33-15 Qui ambulat in justitiis,
35- 9 Et ambulabant qui liberati fuerint.
38- 3 Memento quæso quomodo ambulaverim
40-31 Ambulabunt et non deficient.
42-16 In semitis... ambulare eos faciam:
-24 Et noluerunt in viis ejus ambulare,
43- 2 Cum ambulaveris in igne, non combureris,
45-14 Post te ambulabunt, vincti manicis pergent:
48-17 Gubernans te in via qua ambulas.
50-10 Qui ambulavit in tenebris, et non est lumen ei,
-11 Ambulate in lumine ignis vestri,
57- 2 Qui ambulavit in directione sua.
59- 9 Splendorem, et in tenebris ambulavimus.
60- 3 Ambulabunt gentes in lumine tuo,
Jerem. 2- 5 Ambulaverunt post vanitatem,
- 6 Per terram, in qua non ambulavit vir,
-23 Post Baalim non ambulavi?
3-17 Non ambulabunt post pravitatem cordis »
6-16 Quæ sit via bona, et ambulate in ea: Et dixerunt: Non ambulavimus.
-25 Nolite exire.. et in via ne ambuletis;
-28 Omnes... ambulantes fraudulenter,
7- 6 Post deos alienos non ambulaveritis
-23 Ambulate in omni via, quam mandavi
8- 2 Post quæ ambulaverunt... adoraverunt,
9-13 Non ambulaverunt in ea:
10-23 Nec viri est ut ambulet, et dirigat
13-10 Et ambulant in pravitate cordis sui:
16-12 Ambulat unusquisque post pravitatem cordis
18-15 Ut ambularent per eas in itinere non trito:
23-17 Omni, qui ambulat in pravitate cordis sui,
26- 4 Ut ambuletis in lege mea, quam dedi vobis,
31-21 In viam rectam, in qua ambulavisti:
32-23 Et in lege tua non ambulaverunt:
37- 4 Jeremias a. libere ambulabat in medio
44-10 Non ambulaverunt in lege Domini,
-23 In testimoniis ejus non ambulaveritis;
50- 4 Ambulantes et flentes properabunt,
Thren. 5-18 Vulpes ambulaverunt in eo.
Baruc. 1-18 Ut ambularemus in mandatis ejus,
3-13 Nam si in via Dei ambulasses,
4- 2 Ambula per viam ad splendorem ejus
-13 Nec ambulaverunt per vias mandatorum
-19 Ambulate, filii, ambulate: Ego enim...
-26 Delicati mei ambulaverunt vias asperas
5- 7 Ut ambulet Israël diligenter in honorem
Ezech. 1-12 Coram facie sua ambulabat: Nec revertebantur cum ambularent.
-17 Et non revertebantur cum ambularent.
-19 Cumque ambularent animalia, Ambulabant pariter et rotæ juxta ea
-24 Cum ambularent, quasi sonus erat multitudo
5- 6 In præceptis meis non ambulaverunt.
- 7 In præceptis meis non ambulastis,
10-11 Cumq. ambularent, in quatuor partes gradiebantur; et non revertebantur ambulantes,
-16 Cumq. ambularent cherubim, ibant pariter
11-12 Quia in præceptis meis non ambulastis,
-20 Ut in præceptis meis ambulent,
-21 Quorum cor post..abominationes s.ambulat
16-47 Sed nec in viis eorum ambulasti,
18- 9 In præceptis meis ambulaverit,
-17 In præceptis meis ambulaverit:
20-13 In præceptis meis non ambulaverunt,
-16 Et in præceptis meis non ambulaverunt,
-19 Ego Dominus...in præceptis meis ambulate,
-21 In præceptis meis non ambulaverunt,
-39 Singuli post idola vestra ambulate,
23-31 In via sororis tuæ ambulasti,
28-14 In medio lapidum ignitorum ambulasti.
33-15 In mandatis vitæ ambulaverit,
36-27 Faciam ut in præceptis meis ambuletis:
37-24 In judiciis meis ambulabunt,
Dan. 3-24 Et ambulabant in medio flammæ
-92 Video... ambulantes in medio ignis,
9-10 Ut ambularemus in lege ejus,
Osee. 11-10 Post Dominum ambulabunt,
14-10 Et justi ambulabunt in eis:
Joel. 2- 8 Singuli in colle suo ambulabunt:
Amos. 3- 3 Nunquid ambulabunt duo pariter
Mich. 2- 3 Et non ambulabitis superbi.

Mich. 4- 5 Ambulabunt unusquisque in nomine Dei sui. Nos a. ambulabimus in nom. Domini
6- 8 Sollicitum ambulare cum Deo tuo.
-16 Et ambulasti in voluntatibus eorum,
Habac. 1- 6 Ambulantem super latitudinem terræ,
Soph. 1-17 Ambulabunt ut cæci, quia D. peccaverunt:
Zach. 3- 7 Si in viis meis ambulaveris, Dabo tibi ambulare de his, qui nunc...
10-12 In nomine ejus ambulabunt, dicit Dom.
Malac. 2- 6 In pace et in æquitate ambulavit mecum,
3-14 Ambulavimus tristes coram Domino
1 Mac. 6-23 Decrevimus... ambulare in præceptis ejus,
-59 Ut ambulent in legitimis suis sicut prius,
10-37 Et ambulent in legibus suis,
13-20 Simon, et castra ejus ambulabant
Matth. 4-18 Ambulans a. Jesus juxta mare Galilææ,
9- 5 Quid est facilius dicere... Surge, et ambula?
11- 5 Cæci vident, claudi ambulant, leprosi...
12-43 Ambulat per loca arida, quærens requiem,
14-25 Venit ad eos ambulans super mare.
-26 Videntes eum super mare ambulantem,
-29 Ambulabat (*Petrus*) super aquam
15-31 Claudos ambulantes, cæcos videntes
Marc. 2- 9 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula?
-23 Cum Dominus sabbatis ambularet per sata,
5-42 Confestim surrexit puella, et ambulabat;
6-48 Venit ad eos ambulans super mare,
-49 Ut viderunt eum ambulantem super mare,
7- 5 Quare Discipuli tui non ambulant juxta
8-24 Video homines velut arbores ambulantes
11-27 Et cum ambularet in templo, accedunt
12-38 Cavete a Scribis qui volunt in stolis ambulare,
16-12 Duobus ex his ambulantibus ostensus est
Luc. 5-23 Quid est facilius... Surge et ambula?
7-22 Quia cæci vident, claudi ambulant.
9-57 Ambulantibus illis in via, dixit quidam
11-24 Ambulat per loca inaquosa, quærens
-44 Et homines ambulantes supra, nesciunt.
13-33 Oportet me hodie et cras et.. ambulare:
20-46 Qui volunt ambulare in stolis,
24-17 Quos confertis ad invicem ambulantes,
Joan. 1-36 Et respiciens Jesum ambulantem, dicit
5- 8 Surge, tolle grabatum tuum et ambula.
- 9 Sustulit grabatum suum et ambulabat.
-11 Tolle grabatum tuum et ambula.
-12 Tolle grabatum tuum et ambula.
6-19 Vident Jesum ambulantem supra mare,
-67 Et jam non cum illo ambulabant.
7- 1 Post hæc a. ambulabat Jesus in Galilæam, Non enim volebat in Judæam ambulare,
8-12 Qui sequitur me, non ambulat in tenebris,
10-23 Ambulabat Jesus in templo,
11- 9 Si quis ambulaverit in die, non offendit,
-10 Si a. ambulaverit in nocte, offendit,
-54 Non in palam ambulabat apud Judæos
12-35 Ambulate dum lucem habetis, Qui ambulat in tenebris nescit quo vadat.
21-18 Cum esses junior... ambulabas ubi volebas;
Act. 3- 6 In nomine Jesu... surge et ambula
- 8 Et exiliens stetit, et ambulabat: et Intravit cum illis in templum ambulans,
- 9 Vidit omnis populus eum ambulantem,
-12 Aut potestate fecerimus hunc ambulare?
9-31 Ædificabatur ambulans in timore Domini.
14- 7 Claudus... qui nunquam ambulaverat
- 9 Et exilivit, et ambulabat.
21-24 Sed ambulabas et ipse custodiens legem
Rom. 6- 4 Ita et nos in novitate vitæ ambulemus.
8- 1 Qui non secundum carnem ambulabant.
- 4 Qui non secundum carnem ambulamus,
13-13 Sicut in die honeste ambulemus;
14-15 Jam non secundum charitatem ambulas:
1 Cor. 3- 3 Nonne... secundum hominem ambulatis?
7-17 Sicut vocavit Deus, ita ambulet,
2 Cor. 4- 2 Non ambulantes in astutia,
5- 7 Per fidem e. ambulamus et non per speciem.
10- 2 Tanquam secundum carnem ambulemus.
- 3 In carne enim ambulantes, non secundum
12-18 Nonne eodem spiritu ambulavimus?
Galat. 2-14 Quod non recte ambularent ad veritatem
5-16 Dico autem: Spiritu ambulate,
-25 Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus.
Ephes. 2- 2 In quibus aliquando ambulastis
-10 Præparavit Deus ut in illis ambulemus.
4- 1 Obsecro... ut digne ambuletis vocatione
-17 Ut jam non ambuletis, sicut et gentes Ambulant in vanitate sensus sui,
5- 2 Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit
- 8 Ut filii lucis ambulate:
-15 Videte... quomodo caute ambuletis
Philip. 3-17 Observate eos qui ita ambulant,

Philip. 3-18 Multi enim ambulant quos sæpe dicebam
Coloss. 1-10 Ut ambuletis digne Deo per omnia placentes;
2- 6 Sicut ergo accepistis... in ipso ambulate,
-18 Quæ non vidit ambulans,
3- 7 In quibus et vos ambulastis aliquando,
4- 5 In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt;
1 Thes. 2-12 Ut ambularetis digne Deo, qui vocavit
4- 1 Quomodo opporteat vos ambulare, Sic et ambuletis ut abundetis magis.
-11 Ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt:
2 Thes. 3- 6 Ab omni fratre ambulante inordinate,
-11 Audivimus... quosdam ambulare inquiete
Hebr. 13- 9 Quæ non profuerunt ambulantibus in eis.
1 Petr. 4- 3 His qui ambulaverunt in luxuriis,
2 Petr. 2-10 In concupiscentia immunditiæ ambulant,
3- 3 Juxta proprias concupiscentias ambulantes
1 Joan. 1- 6 In tenebris ambulamus, mentimur
- 7 Si autem in luce ambulamus,
2- 6 Qui dicit se ipso manere, debet sicut ille Ambulavit, et ipse ambulare.
-11 Qui a. odit fratrem.. in tenebris ambulat,
2 Joan. - 4 Inveni de filiis tuis ambulantes in veritate,
- 6 Hæc est charitas, ut ambulemus secundum... Ut quemad. audistis in eo ambuletis:
3 Joan. - 3 Sicut tu in veritate ambulas.
- 4 Ut audiam filios m. in veritate ambulare.
Judæ. -16 Secundum desideria sua ambulantes,
-18 Sec. desid. s. ambulantes in impietatibus.
Apoc. 2- 1 Qui ambulat in medio septem candel...
3- 4 Ambulabunt mecum in albis, quia
9-20 Possunt, neque audire, neque ambulare.
16-15 Beatus qui vigilat... ne nudus ambulet
21-24 Et ambulabunt gentes in lumine ejus:

AMELECH I.

Anno mundi 3137, *ante J. Ch.*, 917. *Pater istius Joas quem rex Achab constituit ut prophetam custodiret in carcere Michæam, cuique jussit ut tantum per diem modicum panis et pauxillum aquæ ei daret, usque dum rediret in pace de bello. Porro non reversus est Achab, sed in prælio interfectus est.*

3 Reg. 22-26 Maneat... apud Joas filium Amelech,
2 Par. 18-25 Ducite... ad Joas filium Amelech

AMELECH II.

Anno mundi 3430, *Romæ* 130, *ante J. Ch.*, *Pater istius Jeremiel cui præcepit Joachim, rex Juda, ut comprehenderet Baruch scribam et Jeremiam prophetam; abscondit autem eos Dominus. Legerat enim Baruch coram populo, in domo Dei, volumen prophetiarum quod ei dederat Jeremias, dum esset in carcere inclusus a Joachim.*

Jerem. 36-26 Precepit rex Jeremiel filio Amelech

AMELECH III.

Pater Melchiæ qui lacum habebat in quem projectus est Jeremias propheta ut ibi moreretur fame et siti; Abdemelech autem illum inde funibus extraxit.

Jerem. 38- 6 Projecerunt eum (*Jeremiam*) in lacum Melchiæ filii Amelech, qui erat in vestibulo

AMEN.

Num. 5-22 Et respondebit mulier: Amen, amen.
Deut. 27-15 Maledictus homo qui facit sculptile: et respondebit omnis populus, et dicet: Amen

Maledictus {
-16 qui non honorat patrem:
-17 qui transfert terminos proximi
-18 qui errare facit cæcum in itinere
-19 qui pervertit judicium advenæ
-20 qui dormit cum uxore patris
-21 qui dormit cum omni jumento;
-22 qui dormit cum sorore sua
-23 qui dormit cum socru sua
-24 qui clam percusserit proximum
-25 qui accipit munera ut percutiat
-26 qui non permanet in sermonibus
} et dicet omnis populus: Amen.

3 Reg. 1-36 Respondit Banaïas... dicens: Amen.
1 Par. 16-36 Et dicat omnis populus: Amen,
2 Esdr. 5-13 Et dixit universa multitudo: Amen.
8- 6 Respondit omnis populus: Amen, amen;
13-31 Memento mei Deus m. in bonum. Amen.
Tobiæ. 9-12 Cumque omnes dixissent: Amen,
13-23 Sit regnum ejus in sæcula... Amen.
Isaï. 25- 1 Fecisti... antiquas fideles, Amen.
65-16 Benedicetur in Deo Amen, et qui jurat in terra, jurabit in Deo Amen:

Jerem. 14- 5 Et respondi et dixi : Amen Domine.
28- 6 Amen : Sic faciat Dominus :
Matth. 5-18 Amen quippe dico vobis donec transeat cœlum.
-26 Amen dico tibi, non exies inde.
6- 2 Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
- 5 Amen dico vobis, receperunt mercedem
-13 Sed libera nos a malo. Amen.
-16 Amen dico vobis quia receperunt mercedem suam.
8-10 Amen dico vobis : Non inveni tantam fidem in Israël.
10-15 Amen dico vobis : Tolerabilior erit terræ Sodomorum.
-23 Amen dico vobis, non consummabitis civitates.
-42 Amen dico vobis, non perdet mercedem suam.
11-11 Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum
13-17 Amen quippe dico vobis quia multi prophetæ
16-28 Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus
17-19 Amen quippe dico vobis, si habueritis fidem.
18- 3 Amen dico vobis, nisi conversi fueritis
-13 Amen dico vobis, quia gaudet super eam
-18 Amen dico vobis, quidcumque alligaveritis
19-23 Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit
-28 Amen dico vobis, quod vos qui secuti estis me
21-21 Amen dico vobis, si habueritis fidem
-31 Amen dico vobis, quia publicani et meretrices
23-36 Amen dico vobis, venient hæc omnia
24- 2 Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis
-34 Amen dico vobis, quia non præteribit
-47 Amen dico vobis, quoniam super omnia bona constituet eum
25-12 Amen dico vobis, nescio vos
-40 Amen dico vobis, quandiu fecistis uni
-45 Amen dico vobis : quandiu non fecistis
26-13 Amen dico vobis, ubicumque prædicatum
-21 Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est
-34 Amen dico tibi, quia in hac nocte
Marc. 3-28 Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur
8-12 Amen dico vobis, si dabitur generationi isti signum
-39 Amen dico vobis, quia sunt quidam de hic stantibus
9-40 Amen dico vobis, non perdet mercedem suam
10-15 Amen dico vobis : Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus
-29 Amen dico vobis, nemo est qui reliquerit
11-23 Amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic monti : Tollere
12-43 Amen dico vobis, quoniam vidua hæc
13-30 Amen dico vobis, quoniam non transibit generatio
14- 9 Amen dico vobis, ubicumque prædicatum
-18 Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me
-25 Amen dico vobis, quia jam non bibam
-30 Amen dico tibi, quia tu hodie in hac nocte
Luc. 4-24 Amen dico vobis, quia nemo propheta
7- 9 Amen dico vobis, nec in Israël tantam fidem inveni
12-37 Amen dico vobis, quod præcinget se
18-17 Amen dico vobis, quicumque non acceperit
-29 Amen dico vobis, nemo est, qui reliquerit
21-32 Amen dico vobis, quia non præteribit
23-43 Amen dico tibi : Hodie mecum eris in paradiso
24-53 Laudantes et benedicentes Deum. Amen
Joan. 1-51 Amen, amen dico vobis videbitis cœlum apertum
3- 3 Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit
- 5 Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit
-11 Amen, amen dico tibi, quia quod scimus loquimur
5-19 Amen, amen dico vobis, non potest Filius a se facere
-24 Amen, amen dico vobis, quia qui verbum meum audit
-25 Amen, amen dico vobis, quia venit hora
6-26 Amen, amen dico vobis, quæritis me
-32 Amen, amen dico vobis, non Moyses dedit

Joan. 6-47 Amen, amen dico vobis : Qui credit in me
-54 Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis
8-34 Amen, amen dico vobis, quia omnis qui facit peccatum
- 5 Amen, amen dico vobis si quis sermonem meum servaverit
-58 Amen, amen dico vobis antequam Abraham fieret, ego sum
10- 1 Amen, amen dico vobis : qui non intrat per ostium
- 7 Amen, amen dico vobis : Quia ego sum ostium
12-24 Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti
13-16 Amen, amen dico vobis : Non est servus major domino
-20 Amen, amen dico vobis : Qui accipit si quem misero
-21 Amen, amen dico vobis : Quia unus ex vobis tradet me
-38 Amen, amen dico tibi : Non cantabit gallus
14-12 Amen, amen dico vobis : Qui credit in me
16-20 Amen, amen dico vobis : Quia plorabitis
-23 Amen, amen dico vobis, si quid petieritis
21-18 Amen, amen dico tibi, cum esses junior.
Rom. 1-25 Qui est benedictus in sæcula. Amen.
9- 5 Deus benedictus in sæcula. Amen.
11-36 Ipsi gloria in sæcula. Amen.
15-33 Deus a. pacis sit cum om. vobis. Amen.
16-24 Gratia Domini... cum om. vobis. Amen.
-27 Cui honor et gloria in sæc. sæcul. Amen
1 *Cor.* 14-16 Dicet : Amen, super tuam benedictionem
16-24 Charitas mea... in Christo Jesu. Amen.
2 *Cor.* 1-20 Ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam
13-13 Communicatio... s. Spirit. cum omn. vobis Amen
Galat. 1- 5 Cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen.
6-18 Gratia...... cum spiritu vestro, fratres. Amen.
Ephes. 6-24 Gratia cum omnibus. Amen.
Philip. 4-20 Gloria in sæcula sæculorum. Amen.
-23 Gratia... cum spiritu vestro. Amen.
Coloss. 4-18 Gratia vobiscum. Amen
1 *Thes.* 3-13 Cum omnibus sanctis ejus. Amen
5-28 Gratia domini... vobiscum. Amen.
2 *Thes.* 3-18 Gratia... cum omnibus vobis. Amen
1 *Tim.* 1-17 Honor et gloria in sæcula sæc. Amen.
6-21 Gratia tecum. Amen
2 *Tim.* 4-18 Cui gloria in sæcula sæculorum. Amen
-22 Gratia vobiscum. Amen.
Tit. 3-15 Gratia Dei cum omnibus vobis. Amen
Phile. -25 Gratia Domini nostri Jesu.. Amen.
Hebr. 13-21 Cui est gloria in sæc. sæcul. Amen
-25 Gratia cum omnibus vobis. Amen.
1 *Petr.* 4-11 Imperium in sæcula sæculorum Amen
5-11 Ipsi gloria et imperium... Amen.
-14 Gratia vobis omnibus... Amen
2 *Petr.* 3-18 Ipsi gloria et nunc et in diem.. Amen.
1 *Joan.* 5-21 Filioli, custodite vos a simulacris. Amen
Judæ. -25 In sæcula sæculorum. Amen.
Apoc. 1- 6 Ipsi gloria et imperium... Amen
- 7 Et plangent se.. etiam. Amen.
3-14 Hæc dicit : Amen, testis fidelis et verus
5-14 Et quatuor animalia dicebant : Amen.
7-12 Dicentes : Amen. Benedictio, et claritas Honor.. in sæcula sæculorum. Amen.
11-15 Regnabit in sæcula sæculorum. Amen.
19- 4 Dicentes : Amen. Alleluia.
22-20 Etiam venio cito : Amen. Veni Domine
-21 Gratia Domini nostri Jesu.. Amen.

AMENTIA.

Deut. 28-28 Percutiat te Dominus amentia
Osee. 9- 7 Propter... multitudinem amentiæ.
Zach. 12- 4 Et ascensorem ejus in amentiam :

AMETHYSTUS.

Exod. 28-19 Ligurus, achates, et amethystus
39-12 Ligurus, achates, et amethystus
Apoc. 21-20 Duodecimum, amethystus.

AMI.

1 *Esdr.* 2-57 Qui erant de Asebaïm, filii Ami.

AMICIOR, *unde et* AMICTUS *particip.*

1 *Reg.* 28-14 Senex ascendit, et ipse amictus est pallio.
Esth. 8-15 Amictus serico pallio atque purpureo.
Psal. 103- 2 Amictus lumine sicut vestimento.
Jerem. 43-12 Et amicietur terra Ægypti Sicut amicitur pastor pallio suo :
Thren. 4- 2 Filii Sion inclyti, et amicti auro primo :
Ezech. 21-15 Limati ad fulgendum, amicti ad cædem.
2 *Mac.* 3-33 Iidem juvenes eisdem vestibus amicti,
Marc. 14-51 Sequebatur eum amictus sindone super nudo :
Apoc. 7- 9 Amicti stolis albis, et palmæ in manibus
7-13 Hi, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt?
10- 1 Vidi alium Angelum... amictum nube
11- 3 Prophetabant diebus 1260, amicti saccis.
12- 1 Mulier amicta sole, et luna sub pedibus
18-16 Væ civitas illa magna, quæ amicta erat bysso

AMICTUS, *subst.*

Psal. 103- 6 Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus
Eccli. 19-27 Amictus corporis, et risus dentium ;
50-12 Gloriam dedit sanctitatis amictum.
Isaï. 22-17 Et quasi amictum sic sublevabit te.
Ezech. 16- 8 Et expandi amictum meum super te,
24-17 Nec amictu ora velabis
-22 Ora amictu non velabitis,
2 *Mac.* 3-26 Apparuerunt duo juv... speciosiq. amictu :
Hebr. 1-12 Et velut amictum mutabis eos

AMICA.

Prov. 7- 4 Prudentiam voca amicam tuam,
Cant. 1- 9 Equitatui... assimilavite, amica mea.
-14 Ecce tu pulchra es, amica mea,
2- 2 Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.
-10 Surge, propera, amica mea, columba
-13 Surge, amica mea, speciosa mea, et veni :
4- 1 Quam pulchra es, amica mea...
- 7 Tota pulchra es, amica mea,
5- 2 Aperi mihi soror mea, amica mea,
6- 3 Pulchra es, amica mea, suavis, et decora
Sap. 1-16 Æstimantes illam amicam, defluxerunt,
Luc. 15- 9 Convocat amicas, et vicinas, dicens :

AMICITIA.

Exod. 34-12 Cave ne... terræ illius jungas amicitias,
Josue. 23-12 Miscere connubia, atq. amicitias copulare:
2 *Reg.* 3-12 Fac mecum amicitias, et erit manus mea
-13 Optime ego faciam tecum amicitias :
2 *Par.* 19- 2 His qui oderunt Dominum amicitia jungeris,
20-35 Iniit amicitias Josaphat... cum Ochozia
Prov. 25-10 Gratia et amicitia liberant :
Sap. 7-14 Participes facti sunt amicitiæ Dei,
8-18 Et in amicitia illius delectatio bona,
Eccli. 6-12 Unanimem habebis amicitiam bonam.
-17 Qui timet Deum, æque habebit amicitiam
22-25 Qui conviciatur amico, dissolvit amicitiam.
27-20 Sic et qui perdit amicitiam proximi sui.
37- 1 Dicet : Et ego amicitiam copulavi ;
48-11 Beati.. qui.. in amicitia tua decorati sunt ;
Dan. 11- 6 Veniet ad reg. Aquil. facere amicitiam,
-23 Et post amicitias, cum eo faciet dolum :
1 *Mac.* 8- 1 Statuerunt cum eis (*Romanis*) amicitias,
-12 Conservaverunt amicitiam,
-17 Misit e. Romani constituere... amicitiam,
10-20 Et conserves amicitias ad nos.
-23 Præoccupavit nos Alexander apprehendere amicitiam Judæorum.
-26 Et mansistis in amicitia nostra,
-54 Nunc statuamus ad invicem amicitiam :
12- 1 Misit... renovare cum eis amicitiam :
- 3 Ut renovaremus amicitiam
- 8 Significabatur de societate et amicitia.
-10 Maluimus.. renovare... amicitiam
-16 Misimus... renovare cum eis amicitiam
14-18 Ut renovarent amititiam et societatem,
15-17 Renovantes pristinam amicitiam et societ..
2 *Mac.* 4-11 Qui apud Romanos de amicitia... functu
6-21 Propter antiquam viri amicitiam,
-22 Et propter veterem viri amicitiam
13-25 Graviter ferebant Ptolemenses amicitiæ conventionem,
14-20 Una fuit sententia amicitiis annuere.
-27 Graviter quidem se ferre de amicitiæ conv.
Jacob. 4- 4 Nescitis quia amicitia hujus mundi,

AMICUS.

Gen. 26-26 Abimelech et Ochozath amicus illius,
29-22 Qui, vocatis multis amicorum turbis
Exod. 11- 2 Dices... ut postulet vir ab amico suo,
22- 7 Si quis commendaverit amico pecuniam,
32-27 Occidat unusquisque fratrem et amicum,
33-11 Sicut solet loqui homo ad amicum suum.
Levit. 19-18 Diliges amicum tuum sicut te ipsum.
Deut. 13- 6 Si tibi voluerit persuadere... aut amicus,
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico
19- 5 Amicum ejus percusserit et occiderit,
23-25 Si intraveris in segetem amici tui,
Judic. 14-20 Uxor... accepit maritum unum de amicis
15- 2 Et ideo tradidi illam amico tuo :
2 *Reg.* 13- 3 Erat. a. Amnon amicus, nomine Jonadab
15-37 Veniente ergo Chusaï amico David
16-16 Cum a. venisset Chusaï Ar. amicus David
-17 Hæc est, inquit, gratia tua ad amicum tuum? Quare non ivisti cum amico tuo?
3 *Reg.* 4- 5 Nabud filius Nathan sacerdos, amicus regis
5- 1 Quia amicus fuerat Hiram David

3 *Reg.* 16-11 Non dereliquit ex ea... amicos ejus.
1 *Par.* 27-33 Chusai Arachites amicus regis.
2 *Par.* 20- 7 Dedisti eam semini Abraham amici tui
Tobiæ. 8-22 Et parari epulas... cunctisq. amicis.
Judith. 8-22 Abraham... probatus Dei amicus effectus est.
Esth. 5-10 Convocavit (*Aman*) ad se amicos suos
-14 Responderuntq. ei Zares... et cæteri amici :
6-13 Narravitq. Zares uxori suæ, et amicis,
Job. 2-11 Igitur audientes tres amici Job omne malum
6-14 Qui tollit ab amico suo misericordiam.
-27 Subvertere nitimini amicum vestrum
12- 4 Qui deridetur ab amico suo sicut ego,
16-21 Verbosi amici mei :
19-21 Miseremini mei, saltem vos amici mei,
31- 9 Si ad ostium amici mei insidiatus sum :
32- 3 Porro adversum amicos ejus indignatus est,
35- 4 Respondebo... amicis tuis tecum.
36-33 Annuntiat de ea amico suo,
40-25 Concident eum amici, divident illum... ?
42- 7 Iratus est furor meus... in duos amicos tuos,
-10 Cum oraret ille pro amicis suis.
Psal. 37-12 Amici mei et proximi mei adversum me
87-19 Elongasti a me amicum et proximum,
107-10 Mihi alienigenæ amici facti sunt.
138-17 Mihi a. nimis honorificati sunt amici tui,
Prov. 3-28 Ne dicas amico tuo : Vade et revertere
-29 Ne moliaris amico tuo malum,
6- 1 Fili mi, si spoponderis pro amico tuo,
- 3 Discurre, festina, suscita amicum tuum :
11- 9 Simulator ore decipit amicum suum :
-12 Qui despicit amicum suum, indigens corde est :
-13 Qui a. fidelis est animi, celat amici commissum
12-26 Qui negligit damnum propter amicum
13-20 Amicus stultorum similis efficietur.
14-20 Amici vero divitum multi.
16-29 Vir iniquus lactat amicum suum :
17-17 Omni tempore diligit qui amicus est :
18- 1 Occasiones quærit qui vult recedere ab amico,
-17 Venit amicus ejus, et investigabit eum,
-24 Vir amabilis ad societ. magis amicus erit,
19- 4 Divitiæ addunt amicos plurimos :
- 6 Amici sunt dona tribuentis.
- 7 Insuper et amici procul recesserunt ab eo.
22-11 Qui diligit... habebit amicum regem
-24 Noli amicus esse homini iracundo,
25- 8 Cum dehonestaveris amicum tuum.
- 9 Causam tuam tracta cum amico tuo,
26-19 Qui fraudulenter nocet amico suo :
27- 9 Bonis amici consiliis anima dulcoratur.
-10 Amicum t. et amicum patris t. ne dimiseris;
-17 Homo exacuit faciem amici sui.
29- 5 Qui blandis fictisq. s. loquitur amico suo,
Cant. 5- 1 Comedite, amici, et bibite,
-16 Talis est dilectus meus, et ipse est amicus
8-13 Quæ habitas in hortis, amici auscultant :
Sap. 7-27 Amicos Dei et prophetas constituit.
Eccli. 6- 1 Noli fieri pro amico inimicus proximo :
- 5 Verbum dulce multiplicat amicos,
- 7 Si possides amicum, in tentatione posside
- 8 Est enim amicus secundum tempus suum,
- 9 Et est amicus qui convertitur ad inimicitiam
Et est amicus qui odium et rixam..denudabit
-10 Est autem amicus socius mensæ,
-11 Amicus si permanserit fixus, erit tibi
-13 Ab amicis tuis attende
-14 Amicus fidelis, protectio fortis :
-15 Amico fideli nulla est comparatio,
-16 Amicus fidelis, medicamentum vitæ
-17 Quoniam secundum illum amicus illius.
7-13 Neque in amicum similiter facias.
-20 Noli prævaricari in amicum... differentem
9-14 Ne derelinquas amicum antiquum :
-15 Vinum novum, amicus novus :
12- 8 Non agnoscetur in bonis amicus,
- 9 Et in malitia illius, amicus agnitus est.
13-25 Dives commotus confirmatur ab amicis suis
14-13 Ante mortem benefac amico tuo
19- 8 Amico et inimico noli narrare sensum tuum
-13 Corripe amicum, ne... dicat : Non feci,
-15 Corripe amicum ; sæpe e. fit commissio
20-17 Fatuo non erit amicus,
-25 Est qui præ confusione promittit amico,
22-25 Qui conviciatur amico, dissolvit amicitiam
-26 Ad amicum etsi produxeris gladium,
Ad amicum (-27) si aperueris os triste
-27 In his omnibus effugiet amicus.
-28 Fidem posside cum amico in paupertate
-31 Amicum salutare non confundar,
25-12 Beatus, qui invenit amicum verum
27-17 Qui denudat arcana amici, fidem perdit,
Et non inveniet amicum ad animum suum.
Eccli. 27-20 Sicut e. homo, qui perdit amicum suum :
-24 Denudare a. amici mysteria, desperatio est
28-11 Vir peccator turbabit amicos
-20 Nec habebit amicum, in quo requiescat.
29-13 Perde pecuniam propter f. et amicum
-34 Exi a facie honoris amicorum meorum :
30- 3 Et in medio amicorum gloriabitur in illo.
- 6 Reliquit... amicis reddentem gratiam.
33- 6 Equus emissarius, sic et amicus subsannator,
-20 Fratri et amico non des potestatem
37- 1 Omnis amicus dicet : Et ego amicitiam
Copulavi ; sed est amicus solo nomine amicus.
- 2 Sodalis a. et amicus ad inimicitiam convert.
- 4 Sodalis amico conjucundatur
- 5 Sodalis amico condolet causa ventris
- 6 Non obliviscaris amici tui in animo
40-23 Amicus et sodalis in tempore convenientes,
41-23 A socio et amico de injustitia (*erubescite*)
-28 Ab amicis de sermonibus improperii :
42- 3 De datione hæreditatis amicorum,
Isai. 19- 2 Pugnavit vir... contra amicum suum.
41- 8 Et tu... semen Abraham amici mei :
Jerem. 9- 4 Et omnis amicus fraudulenter incedet.
- 8 In ore suo pacem cum amico suo loquitur,
19- 9 Carnem amici sui comedet in obsidione,
20- 4 Dabo te in pavorem, te et omnes amicos
- 6 Ibiq. sepelieris tu et omnes amici tui,
22-13 Amicum suum opprimet frustra
29-23 Mœchati sunt in uxores amicorum
34-15 Libertatem unusquisque ad amicum suum :
-17 Et unusquisque amico suo :
Thren. 1- 2 Omnes amici ejus spreverunt eam,
-19 Vocavi amicos meos, et ipsi deceperunt me
Dan. 14- 1 Honoratus super omnes amicos ejus.
Osee. 3- 1 Dilige mulierem dilectam amico
Mich. 7- 5 Nolite credere amico :
Habac. 2-15 Væ qui potum dat amico s. mittens fel
Zach. 3- 8 Amici tui, qui habitant coram te,
-10 Vocabit vir amicum suum subter vitem,
8-17 Malum contra amicum s. ne cogitetis
1 *Mac.* 2-18 Eris tu, et filii tui, inter amicos regis,
-39 Et cognovit Mathathias, et amici ejus,
-45 Et circuivit Mathathias, et amici ejus,
3-38 Elegit... viros potentes ex amicis regis :
6-10 Vocavit omnes amicos suos, et dixit illis :
-14 Vocavit Philippum, unum de amicis suis,
-28 Convocavit omnes amicos suos,
7- 6 Perdidit Judas... omnes amicos tuos,
- 7 Puniat omnes amicos ejus, et adjutores
- 8 Elegit rex ex amicis suis Bacchidem,
-15 Non inferemus vobis malum, neque amicis
8-12 Cum amicis... conservaverunt amicitiam,
-20 Conscribere nos socios et amicos vestros.
-31 Quare gravasti jugum t. super amicos nostros?...
9-26 Perscrutabantur amicos Judæ,
-28 Congregati sunt omnes amici Judæ,
-35 Rogavit Nabuthæos amicos suos,
-39 Sponsus processit, et amici ejus
10-16 Nunc faciemus eum amicum et socium
-19 Aptus es ut sis amicus noster :
-20 Et ut amicus voceris regis,
-65 Et scripsit eum inter primos amicos,
11-26 Exaltavit eum in conspectu o. amicorum
-27 Et fecit eum principem amicorum
-33 Genti Judæorum, amicis nostris,
-57 Constituo te... ut sis de amicis regis.
12-14 Noluimus... molesti esse... amicis nostris
-43 Commendavit eum omnibus amicis suis,
13-36 Rex Demetrius Simoni... amico regum
14-39 Secundum hæc fecit eum amicum suum
-40 Appellati sunt Judæi a Romanis amici,
15-17 Legati Judæorum venerunt ad nos amici
-28 Misit ad eum Athenobium unum de amicis
-32 Et venit Athenobius amicus regis
2 *Mac.* 1-14 Venit ad locum Antiochus, et amici ejus,
3-31 Tunc vero ex amicis Heliodori quidam
7-24 Translatum a patriis legibus amicum
8- 1 Convocantes cognatos et amicos,
- 9 Misit Nicanorem... de primoribus amicum,
10-13 Ab hoc accusatus ab amicis apud Eupat...
11-14 Et regem compulsurum amicum fieri.
14-11 Et cæteri amici, hostiliter se habentes
Matth. 11-19 Ecce homo... public. et peccatorum amicus.
20-13 Amice, non facio tibi injuriam :
22-12 Ait illi : Amice, quomodo huc intrasti...?
26-50 Dixitq. illi Jesus : Amice, ad quid venisti ?
Luc. 7- 6 Misit ad eum centurio amicos,
-34 Ecce homo.. amicus public. et peccatorum.
11- 5 Ait ad illos : Quis vestrum habebit amicum,
Dicet illi : Amice, commoda mihi tres panes,
- 6 Quoniam amicus meus venit de via ad me,
Luc. 11- 8 Surgens eo quod amicus ejus sit
12- 4 Dico autem vobis amicis meis :
14-10 Dicat tibi : Amice, ascende superius.
-12 Noli vocare amicos tuos,
15- 6 Et veniens domum convocat amicos
-29 Ut cum amicis meis epularer :
16- 9 Facite vobis amicos de mammona iniquitatis
21-16 Trademini a. ... cognatis et amicis,
23-12 Facti sunt amici Herodes et Pilatus
Joan. 3-29 Amicus a. sponsi, qui stat, et audit eum,
11-11 Dixit eis : Lazarus amicus noster dormit :
15-13 Ut animam suam ponat quis pro amicis suis.
-14 Vos amici mei estis, si feceritis
-15 Vos autem dixi amicos : Quia...
19-12 Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris :
Act. 10-24 Convocatis cognatis s. et necess. amicis.
19-31 Qui erant amici ejus, miserunt ad eum
27- 3 Permisit ad amicos ire,
Jacob. 2-23 Et amicus Dei appellatus est.
4- 4 Quicumque ergo voluerit amicus esse
3 *Joan.* -14 Pax tibi. Salutant te amici,
Saluta amicos nominatim.

AMINADAB I.

Filius Aram, de tribu Juda, pater Naasson et Elisabeth uxoris Aaron.

Exod. 6-23 Accepit a. Aaron... filiam Aminadab,
Num. 1- 7 De Juda Nahasson filius Aminadab.
2- 3 Eritq. princeps... Nahasson fil. Aminadab.
7-12 Nahasson filius Aminadab de tribu Juda :
-17 Hæc est oblatio Nahasson filii Aminadab.
10-14 Princeps erat Nahasson filius Aminadab
Ruth. 4-19 Aram genuit Aminadab
-20 Aminadab genuit Nahasson.
1 *Par.* 2-10 Porro Ram genuit Aminadab.
Aminadab autem genuit Nahasson
Matth. 1- 4 Aram autem genuit Aminadab.
Aminadab autem genuit Naasson
Luc. 3-33 Qui fuit Aminadab, qui fuit Aram

AMINADAB II.

Filius Caath et pater Core. Etiam vocatur Isaar in capite 6-21 *Exodi, et in* 1 *lib. Paral.* 6-21.

1 *Par.* 6-22 Filii Caath, Aminadab filius ejus

AMINADAB III.

Dux Levitarum, anno mundi 2990, *ante J. Ch.* 1064.

1 *Par.* 15-10 De filiis Oziel, Aminadab princeps
-11 Vocavitq. David Sadoc... et Aminadab

AMINADAB IV.

Cant. 6-11 *Leguntur in Cantico Canticorum verba sponsæ:* Nescivi: Anima mea conturbavit me propter quadrigas Aminadab. *Unde verisimile est quemdam fuisse, tempore Salomonis, nomine Aminadab quem commendabat insignis quadrigarum velocitas. Edit. quædam habent* Abinadab.

AMISSIO.

Judic. 16-28 Pro amissione duorum luminum
Act. 27-29 Amissio e. nullius animæ erit ex vobis,
Rom. 11-15 Si e. amissio eorum, reconciliatio est mundi:

AMITA.

Levit. 20-19 Turpitudinem...amitæ t. non discooperies :

AMITAL.

Filia Jeremiæ de Lobna, et mater Sedeciæ, regis Juda.

4 *Reg.* 23-31 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ,
24-18 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ,
Jerem. 52- 1 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ,

AMITTO.

Tobiæ. 14- 3 Lumen oculorum amisit,
Esth. 2- 7 Utrumque parentem amiserat :
Prov. 23-34 Quasi sopitus gubernator, amisso clavo :
25-20 Amittit pallium in die frigoris.
Sap. 19- 4 Horum... commemorationem amittebant,
Ezech. 36-15 Gentem tuam non amittes amplius,
Hebr. 10-35 Nolite itaque amittere confidentiam

AMIZADAB.

Filius Banaiæ qui inter fortiores exercitus David fortissimus erat. Eo absente, Amizadab turmæ præerat.

1 *Par.* 27- 6 Præerat a. turmæ ipsius Amizadab

AMMA. *Urbs regia Chananæorum.*

Josue. 19-30 Et Amma et Aphec et Rohab ;

AMMANITES, TIS.

3 *Reg.* 14-21 Nomen a. matris ej. Naama Ammanitis.
-31 Nomen a. matris ej. Naama Ammanitis :
2 *Par.* 12-13 Nomen a. matris ej. Naama Ammanitis.
24-26 Zadab filius Semmaath Ammanitidis,
2*Esdr.* 2-10 Et Tobias servus Ammanites :
-19 Et Tobias servus Ammanites.
4- 3 Sed et Tobias Ammanites proximus ejus,
2 *Mac.* 4-26 In Ammanitidem expulsus est regionem
5- 7 Et profugus iterum abiit in Ammaniten

AMMAUM.

1 *Mac.* 9-50 Munitionem. quæ erat in... Ammaum,

AMMIEL I.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Filius Gemal de tribu Dan. Misit eum Moyses cum undecim aliis ut exploraret terram Chanaan. Hoc tempore Israelitæ jam per desertum quintam decimam castrametationem ponebant in Rhetura juxta Cades-Barne.

Num. 13-13 De tribu Dan : Ammiel, filium Gemalli

AMMIEL II.

De civitate Lodabar in tribu Simeon. Pater est Machir et Bethsabee uxoris Uriæ, et postea David, quæ ei peperit Salomonem.

2 *Reg.* 9- 4 Ecce, ait, in domo est Machir filii Ammiel
- 5 Tulit eum de domo Machir filii Ammiel
17-27 Machir filius Ammihel de Lodabar,
1 *Par.* 3- 5 Quatuor de Bethsabee filia Ammiel,

AMMIEL III.

Filius sextus Obededom, Levitæ.

1 *Par.* 26- 5 Ammiel sextus, Issachar septimus,

AMMISADDAI. *Pater Ahieser, de tribu Dan.*

Num. 1-12 De Dan, Ahieser filius Ammisaddaï
2-25 Princeps fuit Ahieser filius Ammisaddaï.
7-66 Ahieser filius Ammisaddaï,
-71 Hæc fuit oblatio Ahieser filii Ammisaddaï.
10-25 Princeps fuit Ahieser filius Ammisaddaï.

AMMIUD I. *Pater Elisama.*

Num. 1-10 De Ephraïm, Elisama filius Ammiud
2-18 Princeps fuit Elisama filius Ammiud.
7-48 Elisama filius Ammiud.
-53 Hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud
10-22 Princeps erat Elisama filius Ammiud.
1 *Par.* 7-26 Filius Ammiud qui genuit Elizama

AMMIUD II. *E tribu Simeon.*

Num. 34-20 De tribu Simeon, Samuël filius Ammiud.

AMMIUD III. *De tribu Nephthali.*

Num. 34-28 De tribu Nephthali Phedaël fil. Ammiud.

AMMIUD IV. *Filius Tholmaï.*

2 *Reg.* 13-37 Abiit ad Tholmaï fil. Ammiud reg. Gessur

AMMIUD V. *Pater Amri.*

1 *Par.* 9- 4 Othei filius Ammiud, filii Amri

AMMON.

Filius quem incestuose peperit patri suo Loth filia sua secunda, post Sodomorum incendium. Anno mundi 2138, ante J. Ch. 1916. Ammon fuit pater Ammonitarum. Sumitur ergo hic Ammon et pro nomine viri et pro gente. Porro Ammonitæ versus Orientem dimidiæ tribus Manasse trans Jordanem habitaverunt, quos debellavit et vicit Jephte.

Gen. 19-38 Vocavit nomen ejus Ammon,
Num. 21-24 Possessa est terra... usque... filios Ammon :
22- 5 Qui habitat super flumen terræ fil. Ammon,
Deut. 2-19 Non e. dabo tibi de terra filiorum Ammon,
-37 Absque terra filiorum Ammon,
3-11 Qui est in Rabbath filiorum Ammon,
-16 Jeboc, qui est terminus filiorum Ammon :
Josue. 12- 2 Jaboc, qui est terminus filiorum Ammon.
13-10 Usque ad terminos filiorum Ammon
-25 Dimidiam partem terræ filiorum Ammon
Judic. 3-13 Et copulavit ei filios Ammon et Amalec,
10- 6 Servierunt idolis... filiorum Ammon
- 7 Tradidit eos in manus... filiorum Ammon.
- 9 Ut filii Ammon, Jordane transmisso, vastarent
-11 Numquid non Ægyptii... filiique Ammon
-17 Itaque filii Ammon conclamantes in Galaad
-18 Qui primus ex nobis contra filios Ammon
11- 4 Pugnabant filii Ammon contra Israël.
- 6 Veni... et pugna contra filios Ammon
- 8 Ut... pugnes contra filios Ammon, sisque dux
Judic. 11- 9 Ut pugnem pro vobis contra filios Ammon,
-12 Misit nuntios ad regem filiorum Ammon
-14 Imperavit eis ut dicerent regi Ammon
-15 Non tulit Israël terram... filiorum Ammon
-27 Judicet... inter Israël et inter filios Ammon
-28 Noluitq. acquiescere rex filiorum Ammon
-29 Et inde transiens ad filios Ammon,
-30 Si tradideris filios Ammon in manus meas,
-31 Occurrerit revert. cum pace a filiis Ammon
-32 Transivitq. Jephte ad filios Ammon
-33 Humiliatiq. sunt filii Ammon a filiis Israël.
12- 1 Quare vadens ad pugnam contra filios Ammon,
- 2 Disceptatio erat mihi... contra filios Ammon
- 3 Transivitq. ad filios Ammon et tradidit eos
1 *Reg.* 11-11 Percussit Ammon usque dum incalesceret dies
12-12 Quod Naas rex filiorum Ammon venisset
14-47 Saül... pugnabat... contra... filios Ammon
2 *Reg.* 8-12 De Syria, et Moab, et filiis Ammon,
10- 1 Ut moreretur rex filiorum Ammon,
- 2 Servi David in terram filiorum Ammon,
- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon
- 6 Videntes a. filii Ammon quod injuriam
- 8 Egressi sunt ergo filii Ammon,
-10 Qui direxit aciem adversus filios Ammon.
-11 Si a. filii Ammon prævaluerint adversum te,
-14 Filii a. Ammon videntes quia fugissent Syri, Reversusq. est Joab a filiis Ammon,
-19 Auxilium præbere ultra filiis Ammon.
11- 1 Et vastaverunt filios Ammon,
12- 9 Interfecisti eum gladio filiorum Ammon.
-26 Pugnabat Joab contra Rabbath fil. Ammon
-31 Sic fecit univ. civit. filiorum Ammon
17-27 Naas de Rabbath filiorum Ammon
3 *Reg.* 11- 7 Et Moloch idolo filiorum Ammon.
-33 Et Moloch Deum filiorum Ammon.
4 *Reg.* 23-13 Melchom abominationi filiorum Ammon
24- 2 Immisitq... latrunculos filiorum Ammon :
1 *Par.* 18-11 Quod tulerat ex... et filiis Ammon
19- 1 Ut moreretur Naas rex filiorum Ammon,
- 2 Cum pervenissent in terram fil. Ammon,
- 3 Dixerunt principes fil. Ammon ad Hanon :
- 6 Videntes a. filii Ammon quod injuriam
- 7 Filii quoque Ammon congregati de urbibus
- 9 Egressiq. filii Ammon, direxerunt aciem
-11 Et perrexerunt contra filios Ammon
-12 Si autem superaverint te filii Ammon
-15 Filii Ammon videntes quod fugisset Syrus,
-19 Noluitque ultra Syria auxilium præbere filiis Ammon.
20- 1 Vastavit terram filiorum Ammon
- 3 Sic fecit David cunctis urbibus fil. Ammon
2 *Par.* 20- 1 Congregati sunt... et filii Ammon
-10 Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab,
-22 Filiorum scilicet Ammon, et Moab
-23 Namque filii Ammon, et Moab
27- 5 Pugnavit contra regem filiorum Ammon Dederuntq. ei filii Ammon... centum talenta
Hæc ei præbuerunt filii Ammon
Judith. 5- 2 Vocavitque omnes... duces Ammon.
- 5 Tunc Achior dux omn. fil. Ammon
7- 8 Sed filii Ammon et Moab accesserunt
Psal. 82- 8 Gebal, et Ammon, et Amalec :
Isai. 11-14 Filii Ammon obedientes erunt.
Jerem. 9-26 Super filios Ammon (*visitabo*)
25-21 Idumææ, et Moab et filiis Ammon
27- 3 Mittes eas ad regem... filiorum Ammon,
40-11 Judæi, qui erant... in filiis Ammon
-14 Scito quod Baalis rex filiorum Ammon
41-10 Abiit ut transiret ad filios Ammon.
-15 Et abiit ad filios Ammon.
49- 1 Ad filios Ammon
- 2 Auditum faciam super Rabbath filiorum Ammon fremitum prælii,
- 6 Et post hæc reverti faciam captivos filiorum Ammon
Ezech. 21-20 Gladius ad Rabbath filiorum Ammon,
-28 Hæc dicit Dom. Deus ad filios Ammon,
25- 2 Pone faciem tuam contra filios Ammon,
- 3 Et dices filiis Ammon : Audite
- 5 Et filios Ammon in cubile pecorum
-10 Filiis Orientis cum filiis Ammon, Ut non sit ultra memoria filiorum Ammon in gentibus.
Dan. 11-41 Et principium filiorum Ammon.
Amos. 1-13 Super tribus sceleribus filiorum Ammon
Soph. 2- 8 Audivi... blasphemias filiorum Ammon
- 9 Et filii Ammon quasi Gomorrha,
1 *Mac.* 5- 6 Et transivit ad filios Ammon.

AMMONI. *Nomen loci.*

2 *Reg.* 23-37 Selec de Ammoni.

AMMONITA, *et* AMMONITES

Gen. 19-38 Ipse est pater Ammonitarum usque hodie.
Num. 21-24 Tenebantur termini Ammonitarum.
Deut. 2-20 Quos Ammonitæ vocant Zomzommim
23- 3 Ammonites... non intrabunt ecclesiam D.
1 *Reg.* 11- 1 Ascendit Naas Ammonites
- 2 Respondit ad eos Naas Ammonites :
3 *Reg.* 11- 5 Et Moloch idolum Ammonitarum.
1 *Par.* 11-39 Selec Ammonites,
2 *Par.* 20- 1 Et cum eis de Ammonitis,
26- 7 Adjuvit eum Deus... contra Ammonitas
- 8 Appendebantq. Ammonitæ munera Oziæ
1 *Esdr.* 9- 1 Ammonitarum et Moabitarum
2 *Esdr.* 4- 7 Arabes, et Ammonitæ, et Azotii,
13- 1 Non debeant introire Ammonites.. in eccl.

AMMONITIDÆ.

3 *Reg.* 11- 1 Adamavit mulieres... et Ammonitidas,
2*Esdr.* 13-23 Vidi Judæos ducentes uxores... Ammonitidas,

AMNIS.

Gen. 31-21 Et amne transmisso pergeret
41- 3 Pascebantur in ipsa amnis ripa
-18 Septem boves de amne conscendere,
1 *Par.* 1-48 Rohoboth, quæ juxta amnem sita est.

AMNON I.

Filius David et Achinoam, qui adamavit sororem suam Thamar; ob quam causam interfecit eum Absalom in convivio.

2 *Reg.* 3- 2 Fuitq. primogenitus ejus Amnon
13- 1 Thamar, adamaret Amnon filius David,
- 3 Erat a. Amnon amicus, nomine Jonadab,
- 4 Dixitq. ei Amnon : Thamar sororem.. amo.
- 6 Accubuit itaq. Amnon et quasi ægrotare Ait Amnon ad regem : Veniat, obs. Thamar
- 7 Veni in domum Amnon fratris tui,
- 8 Venitq. Thamar in domum Amnon
- 9 Dixitq. Amnon : Ejicite universos a me.
-10 Dixit Amnon ad Thamar : Infer cibum Intulit ad Amnon fratrem suum in conclave.
-15 Et exosam eam habuit Amnon odio Dixitq. ei Amnon : Surge, et vade.
-20 Numquid Amnon frater tuus concubuit
-21 Noluit contristare spiritum Amnon
-22 Non est locutus Absalom ad Amnon Oderat enim Absalom Amnon
-26 Veniat... saltem Amnon frater meus
-27 Dimisit cum eo Amnon et universos
-28 Observate cum temulentus fuerit Amnon
-29 Fecerunt ergo pueri... adversum Amnon
-32 Amnon solus mortuus est,
-33 Quoniam Amnon solus mortuus est.
-39 Consolatus esset super Amnon interitu.
1 *Par.* 3- 1 Primogenitum Amnon ex Achinoam

AMNON II. *Filius Simon, de tribu Juda.*

1 *Par.* 4-20 Filii quoque Simon, Amnon et Rinna.

AMO.

Gen. 25-28 Isaac amabat Esaü,
29-32 Nunc amabit me vir meus.
34-19 Amabat enim puellam valde,
37- 4 Quod a patre plus cunctis filiis amaretur,
Deut. 10-15 Amavit eos, elegitq. semen eorum
-18 Amat peregrinum, et dat ei victum
-19 Et vos ergo amate peregrinos,
11- 1 Ama itaque Dominum Deum tuum,
Judic. 16- 4 Post hæc amavit mulierem... Dalila.
-15 Quomodo dicis quod amas me..?
2 *Reg.* 1-26 Sicut mater unicum amat filium suum,
13- 4 Thamar sororem fratris mei Absalom amo.
2 *Par.* 11-21 Amavit a. Roboam Maacha filiam Absalom
Judith. 15-11 Eo quod castitatem amaveris,
Job. 34-17 Numquid qui non amat judicium,
Psal. 36-28 Quia Dominus amat judicium,
Prov. 15-12 Non amat pestilens eum, qui se corripit
21-17 Qui amat vinum et pinguia, non ditabitur.
26-28 Lingua fallax non amat veritatem ;
29- 3 Qui amat sapientiam, lætificat patrem
Eccle. 5- 9 Qui amat divitias, fructum non capiet ex eis:
Sap. 7-22 Est e. in illa spiritus... amans bonum
8- 2 Hanc amavi, et exquisivi a juventute mea,
11-27 Tua sunt, Domine, qui amas animas.
Eccli. 3-27 Qui amat periculum, in illo peribit.
10-10 Nihil est iniquius quam amare pecuniam :
Isai. 56-10 Canes muti... amantes somnia.
Baruc. 6- 8 Et sicut virgini amanti ornamenta ;
Ezech. 16- 8 Ecce tempus tuum, tempus amantium :
Math. 6- 5 Qui amant in synagogis... orare
10-37 Qui amat patrem aut matrem plus Et qui amat filium aut filiam super me
23- 6 Amant a. primos recubitus in cœnis,

Luc. 20-46 Et amant salutationes in foro,
Joan. 11- 3 Domine, ecce quem amas infirmatur,
-36 Ecce quomodo amabat eum
12-25 Qui amat animam suam, perdet eam:
16-27 Ipse enim Pater amat vos, quia vos me Amastis et credidistis
20- 2 Venit ad,.. Discipulum quem amabat
21-15 Dicit ei: Etiam, Domine, tu scis quia amo te.
-16 Ait illi: Etiam, Domine, tu scis quia amo te.
-17 Tertio: Simon Joannis, amas me? Contrist. P. quia dixit ei tertio: Amas me? Tu scis quia amo te.
1 Cor. 16-22 Si quis non amat Dominum nostrum
2 Tim. 3- 2 Erunt homines se ipsos amantes,
Tit. 2- 4 Ut viros suos ament.
3-15 Saluta eos, qui nos amant in fide.
2 Petr. 2-15 Qui mercedem iniquitatis amavit:
3 Joan. -9 Sed is qui amat principatum gerere in eis,
Apoc. 3-19 Ego quos amo, arguo, et castigo.
22-15 Omnis qui amat et facit mendacium.

AMOC.

Princeps familiæ sacerdotalis qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2 Esdr. 12- 6 Sellum, Amoc, Helcias,
-20 Sellaï, Celaï: Amoc, Heber:

AMODO.

Isaï. 9- 7 Amodo et usque in sempiternum:
59-21 Amodo et usque in sempiternum.
Jerem. 3- 4 Ergo saltem amodo voca me:
Matth. 23-39 Dico e. vobis, non me videbitis amodo,
26-29 Non bibam amodo de hoc genimine vitis,
-64 Amodo videbitis Filium hominis sedentem
Joan. 13-19 Amodo dico vobis, priusquam fiat,
14- 7 Amodo cognoscetis eum, et vidistis eum
Apoc. 14-13 Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant

AMON I. *Princeps Samariæ, tempore Achab.*

3 Reg. 22-26 Maneat apud Amon princip. civitatis,
2 Par. 18-25 Tollite Michæam et ducite eum ad Amon

AMON II. *Rex Juda decimus quintus*

4 Reg. 21-18 Regnavit Amon filius ejus pro eo
-19 Viginti duorum annorum erat Amon
-24 Qui conjuraverant contra regem Amon
-25 Reliqua a. sermonum Amon quæ fecit,
1 Par. 3-14 Manasses genuit Amon patrem Josiæ
2 Par. 33-20 Regnavitq. pro eo filius ejus Amon.
-21 Viginti duorum annorum erat Amon
-25 Cæsis iis qui Amon percusserant,
Jerem. 1- 2 In diebus Josiæ filii Amon regis Juda,
25- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Amon
Soph. 1- 1 In diebus Josiæ filii Amon regis Judæ
Matth. 1-10 Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam.

AMON III. *Ex Sabaïm.*

2 Esdr. 7-59 Qui erat ortus ex Sabaïm, filio Amon

AMONA. *Urbs in tribu Ruben.*

Ezech. 39-16 Nomen autem civitatis Amona

AMOR.

Gen. 29-20 Pauci dies præ amoris magnitudine:
-30 Amorem sequentis priori prætulit
2 Reg. 1-26 Et amabilis super amorem mulierum.
13- 2 Ita ut propter amorem ejus ægrotaret
-15 Majus.. odium.. amore quo ante dilexerat.
3 Reg. 11- 2 Copulatus est Salomon ardentissimo amore.
Tobiæ. 6-22 Amore filiorum magis quam libidine ductus,
Prov. 5-19 In amore ejus delectare jugiter.
27- 5 Melior est m. corr. quam amor absconditus
Eccle. 9- 1 Nescit homo utrum amore an odio dignus sit.
- 6 Amor quoque et odium... perierunt,
Cant. 2- 5 Stipate me malis; quia amore langueo.
5- 8 Ut nuntietis ei quia amore langueo.
Eccli. 25- 2 Concordia fratrum et amor proximorum,
Jerem. 2-24 Onager... attraxit ventum amoris sui.
Dan. 13-10 Erant ergo ambo vulnerati amore ejus,
2 Mac. 6-20 Non admittere illicita propter vitæ amorem.
1 Petr. 1-22 In fraternitatis amore, simplici ex corde.
2 Petr. 1- 7 In pietate autem amorem fraternitatis, In amore autem fraternitatis charitatem.

AMORRHÆUS.

Filius Chanaan, et accipitur etiam pro gente.

Gen. 10-16 Jebusæum, et Amorrhæum,
14- 7 Percusserunt... Amorrhæum, qui habitab.
-13 Habitabat in convalle Mambre Amorrhæi
15-16 Completæ sunt iniquitates Amorrhæorum
-21 Amorrhæos, et Chananæos, et Gergesæos,
48-22 Quam tuli de manu Amorrhæi in gladio
Exod. 3- 8 Ad loca Chananæi.., et Amorrhæi,
13- 5 In terram Chananæi... et Amorrhæi,
23-23 Introducet te (*Angelus*) ad Amorrhæum,
33- 2 Ut ejiciam Chananæum, et Amorrhæum,
34-11 Ipse ejiciam ante faciem tuam Amorrhæum,
Num. 13-30 Habitat... Amorrhæus in montanis:
21-13 Et prominet in finibus Amorrhæi Dividens Moabitas et Amorrhæos.
-21 Misit... ad Sehon regem Amorrhæorum,
-25 Israël... habitavit in urbibus Amorrhæi
-26 Urbs Hesebon fuit Sehon regis Amorrhæi,
-29 Dedit filios... regis Amorrhæorum Sehon.
-31 Habitavit itaq. Israël in terra Amorrhæi.
-34 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum.
22- 2 Omnia qua fecerat Israël Amorrhæo
32-33 Regnum Sehon regis Amorrhæi,
-39 Interfecto Amorrhæo habitatore ejus.
Deut. 1- 4 Percussit Sehon regem Amorrhæorum,
- 7 Venite a. montem Amorrhæorum,
-19 Transivimus... per viam montis Amorrhæi
-20 Dixi vobis: Venistis ad montem Amorrhæi,
-27 Ut traderet nos in manus Amorrhæi
-44 Egressus Amorrhæus, qui habitabat in montibus,
2-24 Tradidi..Sehon regem Heseb. Amorrhæum,
3- 2 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum
- 8 De manu duorum regum Amorrhæorum,
- 9 Quem... vocant, et Amorrhæi Sanir
4-46 In terra Sehon regis Amorrhæi,
-47 Terram... duorum regum Amorrhæorum,
7- 1 Deleverit... Amorrhæum, Chananæum,
20-17 Interficies... Amorrhæum et Chananæum,
31- 4 Sicut fecit Sehon et Og. reg. Amorrhæorum,
Josue. 2-10 Quæ feceritis duobus Amorrhæorum regibus
3-10 Disperdet in conspectu vestro... Amorrhæorum,
5- 1 Audierunt omnes reges Amorrhæorum,
7- 7 Ut traderes nos in manus Amorrhæi,
9- 1 Juxta Libanum, Hethæus et Amorrhæus,
-10 Et duobus regibus Amorrhæorum
10- 5 Ascenderunt quinque reges Amorrhæorum,
- 6 Convenerunt.. omnes reges Amorrhæorum
-12 In die qua tradidit Amorrhæum
11- 3 Amorrhæum... et Jebusæum in montanis
12- 2 Sehon rex Amorrhæorum... in Hesebon
- 8 In meridie Hethæus fuit et Amorrhæus,
13- 4 Usque Apheca et terminos Amorrhæi,
-10 Cunctas civitates Sehon regis Amorrhæi,
-21 Regna Sehon regis Amorrhæi,
24- 8 Introduxi vos in terram Amorrhæi,
-11 Pugnaveruntq. contra vos... Amorrhæus et
-12 Et ejeci... duos reges Amorrhæorum,
-15 Cui servire... an diis Amorrhæorum
-18 Et ejecit universas gentes, Amorrhæorum
Judic. 1-34 Arctavitq. Amorrhæus filios Dan in monte,
-36 Fuit a. terminus Amorrhæi ab Ascensu
3- 5 Habitaverunt in medio... et Amorrhæi,
6-10 Ne timeatis deos Amorrhæorum,
10- 8 Trans Jordanem in terra Amorrhæi,
-11 Numquid non Ægyptii et Amorrhæi,
11-19 Misit... ad Sehon regem Amorrhæorum
-21 Possedit omnem terram Amorrhæi
-23 Deus Israël subvertit Amorrhæum.
1 Reg. 7-14 Eratque pax inter Israël et Amorrhæum.
2 Reg. 21- 2 Gabaonitæ... reliquiæ Amorrhæorum
3 Reg. 4-19 In terra Sehon regis Amorrhæi et Og
9-10 Populum, qui remanserat de Amorrhæis.
21-26 Idola, quæ fecerant Amorrhæi,
1 Par. 1-14 Jebusæum et Amorrhæum et Gergesæum,
2 Par. 8- 7 Qui direlictus fuerat de Hethæis, et Amorrhæis,
1 Esdr. 9- 1 Abominationibus... et Amorrhæorum:
2 Esdr. 9- 8 Ut dares ei terram... et Amorrhæi, et
Judith. 5-20 Amorrhæum et omnes populos in Hesebon
Psal. 134-11 Sehon regem Amorrhæorum et Og
135-19 Sehon regem Amorrhæorum:
Ezech. 16- 3 Pater tuus Amorrhæus, et mater tua Cethæa.
-45 Et pater vester Amorrhæus.
Amos. 2- 9 Ego a. exterminavi Amorrhæum a facie
-10 Ut possideritis terram Amorrhæi.

AMOS I. *Pater Isaïæ prophetæ.*

4 Reg. 19- 2 Misit... ad Isaïam prophetam filium Amos.
-20 Misit a. Isaias filius Amos ad Ezechiam,
20- 1 Venit ad eum Isaïas filius Amos, propheta,
2 Par. 26-22 Scripsit Isaïas filius Amos, propheta.
32-20 Oraverunt... Isaïas filius Amos prophetes,
-32 Scripta sunt in visione Isaïæ filii Amos
Isaï. 1- 1 Visio Isaïæ filii Amos, quam vidit
2- 1 Verbum, quod vidit Isaïas filius Amos,
13- 1 Onus Babylonis, quod vidit Isaïas fil. Amos
20- 2 Locut. Dom. in manu Isaïæ filii Amos
Isaï. 37- 2 Misit.. ad Isaïam filium Amos prophetam,
-21 Et misit Isaïas filius Amos ad Ezechiam
38- 1 Introivit ad eum Isaïas filius Amos propheta,

AMOS II.

Pastor et propheta qui et est duodecim minorum tertius.

Tobiæ. 2- 6 Dixit Dominus per Amos prophetam
Amos. 1- 1 Verba Amos, qui fuit in pastoribus de Thecuë
7- 8 Dixit Dominus ad me: Quid tu vides, Amos?
-10 Rebellavit contra te Amos in medio d. Israel
-11 Hæc enim dicit Amos: In gladio
-12 Et dixit Amasias ad Amos: Qui vides
-14 Responditq. Amos et dixit ad Amasiam:
8- 2 Et dixit: Quid tu vides, Amos?

AMOS III. *Filius Nahum.*

Luc. 3-25 Qui fuit Amos, qui fuit Nahum, qui fuit

AMOSA. *Urbs de tribu Benjamin.*

Josue. 18-26 Et Mesphe et Caphara, et Amosa

AMOVEO.

Gen. 29- 8 Amoveamus lapidem de ore putei,
-10 Amovit lapidem quo puteus claudebatur.
1 Reg. 1-23 Lactavit... donec amoveret eum a lacte,
18-13 Amovit ergo eum Saül a se,
2 Reg. 7-15 Saül, quem amovi a facie mea.
20-12 Amovit Amasam de via in agrum,
-13 Amoto ergo illo de via, transibat
22-23 Et præcepta ejus non amovi a me.
3 Reg. 2-31 Et amovebis sanguinem innocentem,
15-13 Insuper et Maacham matrem s. amovit
20-24 Amove reges singulos ab exercitu tuo,
4 Reg. 4-27 Et accessit Giezi ut amoveret eam.
2 Par. 36- 3 Amovit autem eum rex Ægypti
Psal. 38-11 Amove a me plagas tuas.
65-20 Qui non amovit orationem meam,
118-29 Viam iniquitatis amove a me:
Eccle. 11-10 Amove malitiam a carne tua.
Dan. 13-56 Et, amoto eo, jussit venire alium,
2 Mac. 2- 3 Hortabatur ne legem amoverent a corde suo.
4-11 Amotis his quæ humanitatis causa
-29 Menelaüs amotus est a sacerdotio,
6-16 N... a nobis misericordiam suam amovet:
Luc. 16- 4 Cum amotus fuero a villicatione,
Act. 5- 6 Surgentes autem amoverunt eum,
13-22 Amoto illo, suscitavit illis David regem:

AMPHIPOLIS.

Civitas est Macedoniæ ad Strymonem fluvium. Nunc appellatur Chrisopoli, vel Empoli.

Act. 17- 1 Cum autem perambulassent Amphipolim,

AMPHORA.

1 Reg. 1-24 Tribus modiis farinæ, et amphora vini,
Dan. 14- 2 Oves quadraginta, viniq. amphoræ sex.
Zach. 5- 6 Et ait: Hoc est amphora egrediens.
- 7 Mulier una sedens in medio amphoræ
- 8 Et projecit eam in medio amphoræ,
- 9 Levaverunt amphoram inter terram et
-10 Quo istæ defecerunt amphoram?
Luc. 22-10 Homo quidam amphoram aquæ portans:

AMPLECTOR.

Tit. 1- 9 Amplectentem eum... fidelem sermonem:

AMPLEXOR.

Gen. 33- 4 Esaü obviam fratris amplexatus est eum:
45-14 Cumq. amplexatus recidisset in collum
Judic. 19- 4 Et amplexatus est hominem.
Job. 24- 8 Non habentes velamen, amplexantur lapides.
Prov. 4- 8 Cum eam fueris amplexatus:
Eccle. 3- 5 Tempus amplexandi, et tempus
Cant. 2- 6 Dextera illius amplexabitur me.
8- 3 Et dextera illius amplexabitur me.
Isai. 5-29 Amplexabitur, et non erit qui eruat.
Thren. 4- 5 Amplexati sunt stercora.
2 Mac. 13-24 Machabæum amplexatus est,

AMPLEXUS.

Gen. 46-29 Et inter amplexus flevit.
Prov. 7-18 Fruamus capitis amplexibus,
Eccle. 3- 5 Et tempus longe fieri ab amplexibus.

AMPLIATUS.

Unus fuit e primis Christianis.

Rom. 16- 8 Salutate ampliatum dilectissimum

AMPLIFICO.

3 Reg. 1-47 Amplificet Deus nomen Salomonis
Eccli. 33-30 Non amplifices super omnem carnem:

Eccli. 47-12 Amplificarent mane Dei sanctitatem.
48- 4 Sic amplificatus est Elias in mirabilibus
49-13 Quomodo amplificemus Zorobabel?
50- 5 Qui prævaluit amplificare civitatem
Ingressum domus et atrii amplificavit
-15 Amplificare oblationem excelsi regis.
-20 Amplificaverunt psallentes in vocibus
1 Mac. 2-18 Amplificatus auro et argento,

AMPLIO.

Judith.10- 4 In illam pulchritudinem ampliavit,

AMPLIOR, AMPLIUS.

Exod. 16-18 Nec qui plus collegerat, habuit amplius :
26-12 Unum sagum quod amplius est,
Levit. 25-36 Ne accipias... amplius quam dedisti,
Psal. 89-10 Amplius eorum, labor et dolor.
Dan. 4-33 Magnificentia amplior addita est mihi.
5-12 Quia spiritus amplior, et prudentia
-14 Ac sap. ampliores inventæ sunt in te
6- 3 Quia spiritus Dei amplior erat in illo.
Aggæi. 1- 9 Respexistis ad amplius,
Matth.23-14 Propter hoc amplius accipietis judicium.
Act. 18-20 Ut ampliori tempore maneret,
Hebr. 3- 3 Amplioris enim gloriæ iste præ Moyse
Quanto ampliorem honorem habet domus
9-11 Per amplius et perfectius tabernaculum

AMPLIUS, *adverb.*

Gen. 44-23 Non videbitis amplius faciem meam.
Levit. 13-36 Non quæret amplius utrum capillus
Num. 3-49 Pecuniam eorum qui fuerant amplius
Deut. 5-22 Nihil addens amplius :
6- 3 Bene sit tibi, et multipliceris amplius,
10-16 Cervicem vestram ne induretis amplius :
13-16 Non ædificabitur amplius,
17-16 Neq. amplius per eamd. viam revertamini.
18-16 Amplius non videbo, ne moriar.
28-68 Dixit tibi ut eam non amplius videres.
1 Reg. 1-18 Vultusq. illius non sunt amplius... mutati.
20-41 Fleverunt pariter, David a. amplius.
2 Reg. 7-10 Et non turbabitur amplius :
12-23 Numquid potero revocare eum amplius?
4 Reg. 2-12 Et non vidit eum amplius :
4-41 Non fuit amplius quidquam amaritudinis
6-33 Quid amplius expectabo a Domino?
10-18 Ego autem colam eum amplius.
12- 7 Nolite ergo amplius accipere pecuniam
Tobiæ. 3- 9 Amplius ex te non videamus filium
Job. 7-10 Neque cognoscet eum amplius locus ejus.
38-11 Usque huc venies et non procedes amplius,
Psal. 38-14 Remitte me... et amplius non ero.
50- 4 Amplius lava me ab iniquitate mea :
61- 3 Susceptor meus, non movebor amplius.
73- 9 Et nos non cognoscet amplius.
87- 6 Quorum non es memor amplius :
102-16 Non cognoscet amplius locum suum.
Prov. 31- 7 Doloris sui non recordentur amplius.
Eccle. 1- 3 Quid habet amplius homo de universo
3- 9 Quid habet amplius homo de labore suo?
-19 Nihil habet homo jumento amplius :
6- 8 Quid habet amplius sapiens a stulto?
9- 5 Mortui vero nihil noverunt amplius,
12-12 His amplius, fili mi, ne requiras.
Prolog.Eccli. Postquam se amplius dedit ad diligentiam
Isai. 47- 8 Ego sum, et non est præter me amplius :
54- 4 Viduitatis tuæ non recordaberis amplius.
56-12 Sicut hodie, sic et cras et multo amplius
60-19 Non erit tibi amplius sol ad lucendum
62- 4 Terra tua non vocabitur amplius Desolata :
65-20 Non erit ibi amplius infans dierum,
Jerem. 7-32 Non dicetur amplius : Tapheth,
11-19 Nomen ejus non memoretur amplius.
19- 6 Non vocabitur amplius locus iste, Tapheth,
22-11 Non revertetur huc amplius :
-12 Terram istam non videbit amplius.
30- 8 Non dominabuntur ei amplius alieni :
31-34 Peccati eorum non memorabor amplius.
Baruc. 2-35 Non movebo amplius populum meum,
Ezech.12-25 Fiet, et non prolongabitur amplius :
13-23 Divinationes non divinabitis amplius,
16-42 Quiescam, nec irascar amplius.
18- 8 Ad usuram... amplius non acceperit :
-13 Ad usuram d. et amplius accipientem,
23-27 Ægypti non recordaberis amplius.
26-13 Sonitus cith... non audietur amplius
30 13 Dux de terra Ægypti non erit amplius :
33-22 Aperto ore meo non silui amplius.
34-10 Nec pascant amplius pastores semetipsos :
36-14 Homines non comedes amplius.
-15 Nec auditam faciam in te amplius
Et gentem tuam non amittes amplius,
37-22 Nec dividentur amplius in duo regna.
Ezech.39- 7 Non polluam nomen sanctum meum amplius
Joel. 2-27 Ego Dominus Deus vester, et non est amplius :
3-17 Alieni non transibunt per eam amplius,
Nahum.1-14 Non seminabitur ex nomine tuo amplius :
Sophon.2-15 Ego sum, et extra me non est alia amplius :
3-11 Non adjicies exaltari amplius in monte
Zach. 14-11 Et Anathema non erit amplius :
1 Mac. 7-30 Amplius noluit videre faciem ejus.
9-72 Non apposuit amplius venire in fines ejus.
2 Mac. 10- 4 Ne amplius talibus malis inciderent
-19 Quæ amplius perurgebant, pugnas.
Matth. 5-47 Quid amplius facitis? Nonne et ethnici
22-46 Ex illa die eum amplius interrogare.
Marc. 7-37 Et eo amplius admirabantur, dicentes
9- 7 Neminem amplius viderunt, nisi Jesum
-24 Et amplius ne introeas in eum.
11-14 Jam non amplius in æternum ex te
14-31 At ille amplius loquebatur : Et si...
15- 5 Jesus autem amplius nihil respondit,
Luc. 3-13 Nihil amplius quam quod constitutum est
12- 4 Post hæc non habent amplius quid faciant.
20-40 Et amplius non audebant eum quidquam
Joan. 8-11 Vade, et jam amplius noli peccare.
Act. 4-17 Sed ne amplius divulgetur in populum,
-22 Annorum enim erat amplius quadraginta
8-39 Et amplius non vidit eum Eunuchus.
13-34 Amplius jam non reversurum in corrupt...
20-25 Quia amplius non videbitis faciem meam
-38 Quoniam amplius faciem ejus non essent visuri.
23-21 Insidiantur e. ei ex eis viri amplius quam
25- 6 Inter eos dies non amplius quam octo.
-24 Acclam. non oportere eum vivere amplius.
26-11 Et amplius insaniens in eos, persequebar
Rom. 3- 1 Quid ergo amplius Judæo est?
14-13 Non ergo amplius invicem judicemus
2 Cor. 10- 8 Si amplius aliquid gloriatus fuero
1 Thes. 3- 1 Propter quod non sustinentes amplius,
- 5 Propterea et ego amplius non sustinens
Hebr. 7-15 Et amplius adhuc manifestum est :
10-17 Peccatorum..... jam non recordabor amplius
13-19 Amplius a. deprecor vos hoc facere,
Apoc. 3-12 Et foras non egredietur amplius :
7-16 Non esurient, neque sitient amplius,
10-16 Quia tempus non erit amplius :
12- 8 Neq. locus inventus est eorum amplius
18-11 Merces eorum nemo emet amplius :
-14 Amplius illa jam non invenient
-22 Tuba non audietur in te amplius
Artifex... non invenietur in te amplius
Vox molæ non audietur in te amplius
-23 Lux lucernæ non lucebit in te amplius
20- 3 Ut non seducat amplius gentes,
22- 3 Omne maledictum non erit amplius :

AMPUTO.

Levit. 22-23 Aure et cauda amputatis,
Deut. 23- 1 Attritis vel amputatis testiculis
Judic. 1- 7 Amputatis manuum ac pedum summitatibus,
2 Reg. 16- 9 Vadam et amputabo caput ejus.
1 Par. 10- 9 Cumque.... amputassent caput.
Judith. 9-12 Ut gladio proprio ejus superbia amputetur
16-11 Amputavit pugione cervicem ejus.
Psal. 118-39 Amputa opprobrium meum,
Sap. 18-23 Interstitit, et amputavit impetum
Baruc. 4-34 Amputabitur exultatio multitudinis ejus,
Amos. 3-14 Amputabuntur cornua altaris,
1 Mac. 7-47 Et caput Nicanoris amputaverunt,
2 Mac. 1-16 Capitibus amputatis foras projecerunt.
7- 4 Jussit ei... amputari linguam
12-35 Humerumque ejus amputavit :
Matth.26-51 Amputavit auriculam ejus.
Marc. 9-44 Si pes t. te scandalizat, amputa illum
14-47 Et amputavit illi auriculam.
Luc. 22-50 Amputavit auriculam ejus dexteram.
2 Cor. 11-12 Ut amputem occasionem eorum,

AMRAM I.

Anno mundi 2386, ante J. Ch. 1668. Filius Caath, de tribu Levi. Uxorem duxit Jochabed quæ peperit ei Aaron, Mariam et Moysem. Centum et triginta septem annis vixerat et mortuus est in Ægypto anno mundi 2522, ante J. Ch. 1532, et 195 post descensum Jacob in Ægyptum.

Exod. 6-18 Filii Caath : Amram, et Isaar
-20 Accepit a. Amram uxorem Jochabed.
Num. 3-19 Filii Caath : Amram et Jesaar, Hebron
26-58 Ut vero Caath genuit Amram :
-59 Hæc genuit Amram viro suo filios,
1 Par. 6- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron
- 3 Filii Amran : Aaron, Moyses, et Maria
-18 Filii Caath : Amran, et Isaar, et Hebron,
23-12 Filii Caath : Amram et Isaar..... quatuor
-13 Filii Amram : Aaron, et Moyses.
24-20 De filiis Amran erat Subaël

AMRAM II.

Filius Bani qui de filiabus alienis per captivitatem Babylonis uxorem duxerat; cum vero Jerusalem rediissent Israelitæ, Amram dimisit uxorem, et pro peccato quod commiserat violando legem hæc connubia vetantem, arietem obtulit in domo Domini.

1 Esdr. 10-34 De filiis Bani : Maaddi, Amram et Vel,

AMRAMITES.

Num. 3-27 Cognatio Caath habebit pop. Amramitas
1 Par. 26-23 Amramitis, et Isuaritis, et Hebronitis.

AMRAPHEL.

Anno mundi 2118, ante J. Ch. 1936. Rex Sennaar.

Gen. 14- 1 Amraphel rex Sennaar,
- 9 Et Amraphel regem Sennaar,

AMRI I.

Filius Bechor, de tribu Benjamin.

1 Par. 7- 8 Filii Bechor : Zamira,... et Amri

AMRI II.

Filius Omraï, e tribu Juda.

1 Par. 9- 4 Ammiud, filii Amri, filiis Omraï,

AMRI III.

Filius Michael, e tribu Issachar.

1 Par. 27-18 Issachar, Amri filius Michaël.

AMRI IV. *E tribu Simeon.*

2 Esdr. 22- 2 Ædificavit Zachar filius Amri

AMRI V.

Rex Israel, cui successit filius suus Achab.

3 Reg. 16-16 Fecit sibi regem omnis Israël Amri
-17 Ascendit ergo Amri, et omnis Israël
-21 Et media pars Amri.
-22 Prævaluit a. populus qui erat cum Amri
-23 Regnavit Amri super Israël
-25 Fecit a. Amri malum in conspectu Dom.
-27 Reliqua autem sermonum Amri
-28 Dormivitq. Amri cum patribus suis,
-29 Achab vero filius Amri regnavit
Et regnavit Achab filius Amri super Israël
-30 Et fecit Achab filius Amri malum
4 Reg. 8-26 Athalia filia Amri regis Israel.
2 Par. 22- 2 Nomen matris ejus Athalia filia Amri.
Mich. 6-16 Et custodisti præcepta Amri.

AMSI. *Filius Zachariæ.*

2 Esdr.11-12 Filius Amsi, filius Zachariæ,

AMTHAR. *Urbs de tribu Zabulon.*

Josue. 19-13 Egreditur in Remmon, Amthar et Noa :

AMYGDALÆ, *fructus.*

Gen. 43-11 Terebinthi, et amydalarum
Num. 17- 8 In amygdalas deformati sunt.

AMYGDALUS, *arbor.*

Eccle. 12- 5 Florebit amygdalus.

AMYGDALINÆ.

Gen. 30-37 Tollens ergo Jacob... amygdalinas,

AN.

Gen. 18-21 An non est ita, ut sciam.
24-21 Scire... iter suum fecisset Dominus, an non.
27-21 Utrum tu sis filius meus Esaü, an non.
37-32 Vide utrum tunica filii tui sit, an non.
42-16 Probentur... utrum vera an falsa sint :
44-15 An ignoratis quod non sit similis mei
Exod. 16- 4 Utrum ambulet in lege mea, an non?
17- 7 Est-ne Dominus in nobis, an non
Levit. 27-12 Qui judicans utrum bonum, an malum sit,
-14 Considerabit eam s. utrum bona an mala sit,
Num. 13-19 Considerate... utrum fortis sit an infirmus :
Si pauci numero an plures :
-20 Ipsa terra, bona an mala : Urbes
Quales, mutatæ an absque muris
-21 Humus, pinguis an sterilis,
Nemorosa an absque arboribus.
16-14 An et oculos nostros vis eruere?
22-37 An quia mercedem adventui tuo reddere nequeo?
Deut. 8- 2 Utrum custodires mandata illius, an non.

Deut. 13- 3 Ut palam fiat utrum diligatis an non,
Josue. 5-13 Ait : Noster es, an adversariorum ?
22-17 An parum vobis est quod peccastis
24-15 Eligite... an diis Amorrhæorum
Judic. 2-22 Sicut custodierunt patres eorum, an non.
3- 4 Utrum audiret mandata... an non.
9- 2 An ut dominetur unus vir ?
14-15 An idcirco vocastis nos ad nuptias
18- 5 Ut scire possent an prospero itinere
-19 An in una tribu et familia in Israël
20-28 Exire ultra debemus... an quiescere ?
1Reg. 21-15 An desunt nobis furiosi,
30- 8 Comprehendam eos, an non ?
2Reg. 2-26 An ignoras quod periculosa sit desperatio ?
11-20 An ignorabatis quod multa desuper
17- 6 Facere debemus an non ? quod das consilium ?
19-22 An ignoro hodie me factum regem super Israël ?
3Reg. 22- 6 Ire debeo in Ramoth... an quiescere ?
-15 Ire debemus... ad præliandum, an cessare ?
4Reg. 18-21 An speras in baculo arundineo
-23 Videte an habere valeatis ascensores
-24 An fiduciam habes in Ægypto
2Par. 14-11 Utrum in paucis auxilieris, an in pluribus :
18- 5 Ad bellandum ire debemus, an quiescere ?
32-13 An ignoratis quæ ego fecerim,
Tobiæ. 5-17 Quæris... an ipsum mercenarium,
Job. 6-28 Præbete aurem, et videte an mentiar.
22-12 An non cogitas quod Deus excelsior cœlo
40-20 An extrahere poteris Leviathan homo,
Eccle. 2-19 Ignoro utrum sapiens an stultus futurus sit,
9- 1 Utrum amore an odio dignus sit :
Isai. 5- 4 An quod expectavi ut faceret uvas,
27- 5 An potius tenebit fortitudinem meam,
Jerem. 5- 1 An inveniatis virum facientem judicium,
44-28 Cujus sermo compleatur, meus, an illorum.
Dan. 14- 5 An non vides quanta comedat et bibat
Matth. 11- 3 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
17-24 A filiis suis, an ab alienis ?
20-15 An oculus tuus nequam est, quia ego bonus
21-25 Unde erat ? e cœlo, an ex hominibus ?
22-17 Licet censum dare Cæsari, an non ?
26-53 An putas, quia non possum rogare patrem
27-17 Quem vultis Barabbam, an Jesum.
-49 Sine videamus an veniat Elias liberans
Marc. 2- 9 An dicere : Surge, tolle grabatum tuum,
3- 4 Licet sabbatis bene facere, an male ? Animam salvam facere, an perdere ?
11-30 De cœlo erat, an ex hominibus ?
12-14 Licet dari tributum Cæsari, an non
13-35 Nescitis e. quando... veniat ; sero an media nocte ; an galli cantu, an mane,
Luc. 5-23 An dicere : Surge, et ambula ?
6- 9 Si licet sabbatis benefacere, an male : Animam salvam facere, an perdere ?
7-19 Tu es qui venturus es, an alium expectamus
12-41 Ad nos dicis hanc parab. an et ad omnes ?
20- 4 Bapt. Joan. de cœlo erat, an ex hominibus ?
-22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non ?
22-27 Quis major est, qui recumbit an qui ministrat ?
Joan. 7-17 An ego a me ipse loquor ?
18-34 An alii tibi dixerunt de me ?
Act. 8-34 Dicit hoc ? de se, an de alio aliquo ?
Rom. 2- 4 An divitias bonitatis ejus... contemnis ?
3-29 An Judæorum Deus tantum ? Nonne et gentium
4- 9 An etiam in præputio ?
-10 In circumcisione, an in præputio
6- 3 An ignoratis quia quicumque baptizati sumus
7- 1 An ignoratis, fratres (scientibus e. legem loquor)
8-35 Quis ergo nos separabit a charitate Christi ? tribulatio ? an angustia ? an fames ? an nuditas ? an periculum ? an persecutio ? an gladius ?
9-21 An non habet potestatem figulus luti
11- 2 An nescitis in Elia quid dicit Scriptura.
1 Cor. 4-21 In virga veniam ad vos, an in charitate,
6- 2 An nescitis quoniam sancti de hoc mundo
- 9 An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt
-16 An nescitis quoniam qui adhæret meretrici
-19 An nescitis quoniam membra vestra,
9- 8 An et lex hæc non dicit ?
-10 An propter nos utique hoc dicit ?
10-22 An æmulamur Dominum ?
14-36 An a vobis verbum Dei processit
2 Cor. 2- 9 An in omnibus obedientes sitis.
13- 3 An experimentum quæritis ejus, qui
- 5 An non cognoscitis vosmetipsos,

Galat. 1-10 Modo enim hominibus suadeo, an Deo ? An quæro hominibus placere ?
3- 2 Spiritum accepistis, an ex auditu fidei ?
- 5 Ex operibus legis, an ex auditu fidei ?
Jacob. 4- 5 An putatis quia inaniter scripta dicat :

ANA. *Filia Sebeon Hevæi.*

Gen. 36- 2 Esaü accepit.... Oolibama filiam Anæ filiæ Sebeon Hevæi
-14 Isti quoque erant filii Oolibama filiæ Anæ filiæ Sebeon
-18 Hi duces Oolibama filiæ Anæ uxoris Esaü.

ANA I. *Filius Sebeon.*

Gen. 36-24 Et hi filii Sebeon Aja et Ana : Iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine, cum pasceret asinos Sebeon patris sui
1 Par. 1-40 Filii Sebeon : Aja et Ana. Filii Ana ; Dison.

ANA II. *Filius Seïr Horræi.*

Gen. 36-20 Isti sunt filii Seïr Horræi... Lothan, et Sobal, et Sebeon, et Ana.
-29 Hi duces Horræorum : dux Lothan... dux Ana
1 Par. 1-38 Filii Seïr : Lothan, Sobal, Sebeon, Ana

ANA IV et AVA.

Quidam idola, quidam vero loca putant. Verisimilius esse idola.

4 Reg. 18-34 Ubi est Deus Sepharvaïm, Ana et Ava ?
19-13 Ubi est rex...... Sepharvaïm, Ana et Ava ?
Isai. 37-13 Rex urbis Sepharvaïm, Ana et Ava

ANAB.

Mons in tribu Juda, juxta quem erat civitas nominis ejusdem, munita et constructa a filiis Enac.

Josue. 11-21 Hebron, et Dabir et Anab,
15-50 Anab et Istemo et Anim,

ANAGLYPHA.

3 Reg. 6-32 Anaglypha valde prominentia.

ANAHARATH. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue 19-19 Hapharaïm et Seon, et Anaharath

ANAIA.

2Esdr. 10-22 Pheltia, Hanan, Anaia

ANAMELECH.

Idolum Sepharvaïm. Habitatores Sepharvaïm filios suos comburebant igni.

4 Reg. 17-31 Comburebant filios suos... Anamelech

ANAMIM.

Filius secundus Mesraïm. Ex eo nati sunt Cyrenæi, qui tabernacula ponebant circa templum Jovis Ammon.

Gen. 10-13 Mesraïm genuit Ludim, et Anamim.
1 Par. 1-11 Mesraïm vero genuit Ludim et Anamim

ANAN.

2Esdr. 10-26 Echaïa, Hanan, Anan,

ANANI.

Filius septimus Elioenai, e familia David.

1 Par. 3-24 Filii Elioënaï... Anani, septem.

ANANIA, *urbs.*

2Esdr. 11-32 Anathoth, Nob, Anania,

ANANIAS I.

Cum Raphael angelus Tobiam juniorem in urbem Rages duceret, ei dixit se esse filium Ananiæ Magni.

Tobiæ. 5-18 Ego sum Azarias Ananiæ Magni filius.

ANANIAS II.

Socius Danielis. Sidrac fuit nominatus.

Dan. 1- 6 Daniel, Ananias, Misaël, et Azarias.
- 7 Imposuit eis.... nomina.... Ananiæ, Sidrach ;
-11 Super Danielem, Ananiam, Misaëlem,
-19 Non sunt inventi... ut Daniel, Ananias
2-17 Ananiæ q. et Misaëli et Azariæ sociis suis
3-88 Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino :
1 Mac. 2-59 Ananias et Azarias et Misaël credentes

ANANIAS III.

Pigmentarii filius, de tribu Benjamin.

2Esdr. 3- 8 Juxta eum ædificavit Ananias filius pigm..

ANANIAS IV. *Pater Maasiæ.*

2Esdr. 3-23 Post eum ædificavit Asarias filius Maasiæ filii. Ananiæ contra domum suam.

ANANIAS V. *Sponsus Saphiræ.*

Act. 5- 1 Vir a. quidam nomine Ananias, cum Saphira
- 3 Anania, cur tentavit Satanas cor tuum,
- 5 Audiens a. Ananias hæc verba, cecidit

ANANIAS VI.

Unus e 72 Discipulis Jesu Christi.

Act. 9-10 Erat a. quidam discipulus D. nomine Ananias Dixit ad illum in visu Dominus : Anania.
-12 Vidit virum Ananiam nomine introeuntem.
-13 Respondit a. Ananias : Domine, audivi
-17 Et abiit Ananias, et introivit in domum :
22-12 Ananias a. quidam vir secundum legem

ANANIAS VII. *Princeps sacerdotum.*

Act. 23- 2 Princeps a. sacerdotum Ananias præcepit
24- 1 Descendit princeps sacerdotum Ananias

ANATH.

Pater Samgar, qui vomere percussit de Philisthiim sexcentos viros.

Judic. 3-31 Post hunc fuit Samgar, filius Anath
5- 6 In diebus Samgar filii Anath

ANATHEMA, *piaculum.*

Num. 21- 3 Vocavit nomen loci illius Horma, id est, Anathema.
Deut. 7-26 Ne fias anathema, sicut et illud est. Abominationi habebis, quia anathema est.
13-17 Non adhærebit de illo anathemate
Josue. 6-17 Sitque civitas hæc anathema :
7- 1 Et usurpaverunt de anathemate. Nam Achan.... tulit aliquid de anathemate,
-11 Tuleruntq. de anathemate ; et furati sunt
-12 Quia pollutus est anathemate ;
-13 Anathema in medio tui est Israël :
Judic. 1-17 Vocatumq. nomen urbis, Horma, id est, anathema.
1 Par. 2- 7 Achar... peccavit in furto anathematis.
Zach. 14-11 Et Anathema non erit amplius :
Malac. 4- 6 Et percutiam terram anathemate.
Rom. 9- 3 Optabam e. ego ipse anathema esse a Christo
1 Cor. 12- 3 Nemo in spiritu Dei loq. dicit anathema Jesu
16-22 Si quis non amat.. sit anathema, Maran-Atha.
Galat. 1- 8 Licet nos aut Angelus de cœlo... anathema sit.
- 9 Si quis nobis evangelizaverit... anathema sit

ANATHEMA, *donarium.*

Judith. 16-23 Obtulit in anathema oblivionis.

ANATHEMATIZO.

1 Mac. 5- 5 Applicuit ad eos, et anathematizavit eos,
Marc. 14-71 Ille a. cœpit anathematizare et jurare,

ANATHOTH. *Filius Bechor.*

1Par. 7- 8 Filii Bechor :... Abia, et Anathoth

ANATHOTH.

Urbs in tribu Benjamin quæ Levitis fuit data : in ea natus est Jeremias propheta.

Josue. 21-18 Anathoth et Almon, cum suburbanis
2Reg. 23-27 Abiezer de Anathoth,
3Reg. 2-26 Vade in Anathoth ad agrum tuum
1Par. 6-60 Anathoth quoque cum suburbanis suis
1Esdr. 2-23 Viri Anathoth, centum viginti octo.
2Esdr. 7-27 Viri Anathoth, centum viginti octo
11-32 Anathoth, Nob, Anania
Isai. 10-30 Attende Laisa, paupercula Anathoth.
Jerem. 1- 1 Sacerdotibus qui fuerunt in Anathoth
11-21 Dicit Dominus ad viros Anathoth,
-23 Inducam e. malum super viros Anathoth,
32- 7 Eme tibi agrum meum, qui est in Anathoth :
- 8 Posside agrum meum, qui est in Anathoth.
- 9 Et emi agrum... qui est in Anathoth.

ANATHOTHIA.

1Par. 8-24 Hanania, et Ælam, et Anathothia,

ANATHOTHITES.

1Par. 11-28 Ira filius Acces T. Abiezer Anathothites,
12- 3 Baracha, et Jehu Anathothites,
27-12 Abiezer Anathothites, de filiis Jemini
Jerem. 29-27 Quare non increpasti Jeremiam Anathothitem,

ANCEPS.

Judic. 3-16 Qui fecit sibi gladium ancipitem,
Psal. 149- 6 Gladii ancipites in manibus eorum :
Hebr. 4-12 Penetrabilior omni gladio ancipiti :

ANCHORA.

Act. 27-29 De puppi mittentes anchoras quatuor
-30 Inciperent a prora anchoras extendere,
-40 Et cum anchoras sustulissent,
Hebr. 6-19 Sicut anchoram habemus animæ tutam

ANCILLA.

Gen. 16- 1 Habens ancillam Ægyptiam nomine Agar
- 2 Dixit marito : ... Ingredere ad ancillam meam,
- 5 Ego dedi ancillam meam in sinum tuum,
- 6 Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est,
20-14 Tulit... et ancillas, et dedit Abraham :
-17 Sanavit Deus...ancillasq. ejus et pepererunt
21-10 Ejice ancillam hanc et filium ejus; non enim erit, et erit hæres filius ancillæ cum filio meo Isaac.
-12 Non tibi videatur... super ancilla tua :
-13 Filium ancillæ faciam in gentem
24-35 Et dedit ei oves... servos et ancillas,
29-24 Dans ancillam filiæ, Zelpham nomine
30- 9 Zelpham ancillam suam marito tradidit.
-18 Quia dedi ancillam meam viro meo :
-43 Habuit greges multos, ancillas et servos,
32- 5 Habeo boves... et servos et ancillas :
33- 2 Posuit utramque ancillam et liberos
- 6 Appropinquantes ancillæ et filii earum,
35-25 Filiæ Balæ ancillæ Rachelis ; Dan et Neph..
-26 Filii Zelphæ ancillæ Liæ : Gad et Aser.
Exod. 11- 5 Usque ad primogenitum ancillæ
20-10 Non facies omne opus... et ancilla tua
-17 Non concupisces domum... non ancillam,
21- 7 Non egredietur sicut ancillæ exire consuev..
-20 Qui percusserit... vel ancillam virga,
-26 Si percusserit quispiam oculum... ancillæ.
-27 Dentem q. si excusserit... ancillæ suæ,
-32 Si servum ancillamque invaserit,
23-12 Refrigeretur filius ancillæ tuæ, et advena.
Levit. 19-20 Quæ sit ancilla etiam nubilis,
25- 6 Erunt v. in cibum, tibi et servo, ancillæ
-44 Servus et ancilla sint vobis de nationibus
Deut. 5-14 Non facies in eo... servus et ancilla,
-21 Non concupisces uxorem... non ancillam
15-17 Ancillæ quoque similiter facies.
16-11 Epulaberis... tu... et servus tuus ,et ancilla
-14 Servus tuus et ancilla, Levites quoque
28-68 Ibi venderis inimicis tuis in...ancillas,
Judic. 9-18 Abimelech filium ancillæ ejus
19-19 Panem et vinum in... ancillæ tuæ usus,
Ruth. 2-13 Locutus es ad cor ancillæ tuæ,
3- 9 Ego sum Ruth ancilla tua :
1Reg. 1-11 Nec oblitus ancillæ tuæ, dederisque servæ
-16 Ne reputes ancillam quasi unam de f. Belial
-18 Utinam inveniat ancilla tua gratiam
8-16 Et ancillas... auferet et ponet in opere suo.
25-24 Loquatur, obsecro, ancilla tua in auribus tuis :
-25 Ego a. ancilla tua non vidi pueros tuos,
-27 Quam attulit ancilla tua tibi domino meo :
-31 Cum benefecerit... recordaberis ancillæ
-41 Ecce famula tua sit in ancillam, ut lavet
28-21 Ecce obedivit ancilla tua voci tuæ
-22 Nunc igitur audi et tu vocem ancillæ tuæ,
2Reg. 6-20 Discooperiens se ante ancillas servorum
-22 Et cum ancillis... gloriosior apparebo.
14- 6 Et ancillæ tuæ erant duo filii
- 7 Universa cognatio adversum ancillam
-12 Loquatur ancilla tua ad Dominum meum
-15 Et dixit ancilla tua : Loquar ad regem.
Si quo modo faciat rex verbum ancillæ suæ.
-16 Audivit rex, ut liberaret ancillam suam
-17 Dicat ergo ancilla tua , ut fiat verbum
-19 Ipse posuit in os ancillæ tuæ omnia verba
17-17 Abiit ancilla et nuntiavit eis :
20-17 Audi sermones ancillæ tuæ.
3Reg. 1-13 Mi rex, jurasti mihi ancillæ tuæ
-17 Domine mi, tu jurasti... ancillæ tuæ
3-20 De latere meo ancillæ tuæ dormientis
4Reg. 4- 2 Non habeo ancilla tua quidquam in domo
-16 Vir Dei, noli mentiri ancillæ tuæ.
5-26 Ut emas oliveta... et servos et ancillas.
2Par. 28-10 Vobis subjicere in servos et ancillas ;
1Esdr. 2-65 Exceptis servis eorum, et ancillis,
2Esdr. 7-67 Absque servis et ancillis eorum,
Tobiæ. 3- 7 Improperium ab una ex ancillis patris sui,
8-14 Mitte unam ex ancillis tuis, et videat
-15 At illa misit unam ex ancillis suis.
Judith. 11- 4 Si secutus fueris verba ancillæ tuæ
-13 Quod ego ancilla tua cognoscens,
Judith. 11-14 Ego enim ancilla tua Deum colo,
Exiet ancilla tua, et orabo Deum.
12- 4 Non expendet omnia hæc ancilla tua,
-19 Ea quæ paraverat illi ancilla ejus.
13-11 Tradidit caput Holofernis ancillæ suæ,
-18 In me ancilla sua adimplevit misericord.
-20 Non permisit me Dominus ancillam suam coinquinari :
Esth. 4-16 Ego cum ancillis meis similiter jejunabo,
14-18 Nunquam lætata sit ancilla tua,
Job. 19-15 Inquilini domus meæ, et ancillæ meæ,
31-13 Judicium cum servo meo, et ancilla mea,
40-24 Aut ligabis eum ancillis tuis ?
Psal. 85-16 Et salvum fac filium ancillæ tuæ.
115-16 Ego servus tuus et filius ancillæ tuæ.
122- 2 Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ
Prov. 9- 3 Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem,
27-27 Sufficiat... ad victum ancillis tuis.
30-22 Per ancillam cum fuerit hæres dominæ
31-15 Deditque... cibaria ancillis suis.
Eccle. 2- 7 Possedi servos et ancillas,
Sap. 9- 5 Servus tuus sum ego, et filius ancillæ tuæ,
Eccli. 41-27 Et ne scruteris ancillam ejus,
Isai. 14- 2 Possidebit eos... in servos et ancillas :
24- 2 Sicut ancilla, sicut domina ejus :
Jerem. 34- 9 Dimitteret... unusquisque ancillam suam,
-10 Et unusquisque ancillam suam liberos,
-11 Retraxerunt servos et ancillas suas.
-16 Reduxistis... unusquisque ancillam suam,
Subjugastis eos ut sint vobis servi et ancillæ.
Joel. 2-29 Super... et ancillas... effundam Spiritum
Nahum. 2- 7 Ancillæ ejus minabantur gementes
1 Mac. 2-11 Quæ erat libera , facta est ancilla.
Matth. 26-69 Et accessit ad eum una ancilla , dicens
-71 Vidit eum alia ancilla , et ait his qui...
Marc. 14-66 Venit una ex ancillis summi sacerdotis :
-69 Rursus a. cum vidisset illum ancilla
Luc. 1-38 Dixit a. Maria : Ecce ancilla Domini,
-48 Quia respexit humilitatem ancillæ suæ :
12-45 Cœperit percutere servos et ancillas,
22-56 Quem cum vidisset ancilla quædam
Joan. 18-17 Dicit ergo Petro ancilla ostiaria :
Act. 2-18 Super ancillas meas... effundam de Spiritu
Galat. 4-22 Duos habuit filios : unum de ancilla ,
-23 Sed qui de ancilla , secundum carnem
-30 Ejice ancillam , et filium ejus ; non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ.
-31 Itaque , fratres , non sumus ancillæ filii ,

ANCILLULA.

Esth. 15-10 Lassum super ancillulam reclinavit caput.

ANDREAS. *Apostolus Jesu Christi.*

Matth. 4-18 Vidit... et Andream fratrem ejus
10- 2 Petrus ; et Andreas fratrem ejus
Marc. 1-16 Vidit Simonem et Andream frater ejus.
-29 Venerunt in domum Simonis et Andreæ ,
3-18 Et Andream , et Philippum et Barth.
13- 3 Et Jacobus , et Joannes et Andreas
Luc. 6-14 Andream fratrem ejus , Jacobum ,
Joan. 1-40 Erat autem Andreas frater Simonis
-44 Erat a. Philippus a... civitate Andreæ
6- 8 Andreas frater Simonis Petri :
12-22 Venit Philippus , et dicit Andreæ :
Andreas rursum et Philip. dixerunt Jesu
Act. 1-13 Ubi manebant... Jacobus et Andreas ,

ANDRONICUS I.
Dux exercitus Antiochi Nobilis.

2 Mac. 4-31 Uno ex comitibus suis Andronico
-32 Vasa e templo furatus donavit Andronico
-34 Unde Menelaus accedens ad Andronicum ,
-38 Andronicum purpura exutum... jubet
5-23 In Garizim a. Andronicum et Menelaum ,

ANDRONICUS II. *Cognatus S. Pauli.*

Rom. 16- 7 Salutate Andronicum et Juniam , cognatos

ANEM. *Urbs levitica in tribu Issachar.*

1 Par. 6-73 Et Anem cum suburbanis suis.

ANER, *vir.*

Gen. 14-13 Fratris Escol , et fratris Aner
-24 Venerunt mecum , Aner, Escol et Mambre

ANER. *Urbs in tribu Manasse.*

1 Par. 6-70 Aner et suburbana ejus

ANETHUM.

Matth. 23-23 Qui decimatis mentham , et anethum ,

ANGARIO.

Matth. 5-41 Quicumque te angariaverit mille passus,
27-32 Hunc angariaverunt ut tolleret crucem
Marc. 15-21 Angariaverunt prætereuntem quempiam ,

ANGE, *mons.*

Judith. 2-12 Venit ad magnos montes Ange,

ANGELICUS.

Judic. 13- 6 Vir Dei venit ad me habens vult. angelicum

ANGELUS *bonus.*

Gen. 16- 7 Cumque invenisset eam Angelus Domini
- 9 Dixitque ei Angelus Domini : Revertere
19- 1 Veneruntq. duo Angeli Sodomam vespere ,
-15 Cogebant eum Angeli , dicentes : Surge ,
21-17 Vocavitq. Angelus Dei Agar de cœlo ,
22-11 Ecce Angelus Domini de cœlo clamavit
-15 Vocavit a. Angelus Domini Abraham
24- 7 Ipse mittet Angelum suum coram te ,
-40 Dominus... mittet Angelum suum tecum
28-12 Angelos quoque Dei ascendentes , et desc.
31-11 Dixitq. Angelus Dei ad me in somnis :
32- 1 Fueruntque ei obviam Angeli Dei.
48-16 Angelus , qui eruit me de cunctis malis ,
Exod. 14-19 Tollensque se Angelus Dei , qui præcedebat
23-20 Ecce ego mittam Angelum meum, qui præcedat
-23 Præcedetq. te Angelus meus , et introducet
32-34 Angelus meus præcedet te.
33- 2 Et mittam præcursorem tui Angelum ,
Num. 20-16 Miseritq. Angelum , qui eduxerit nos
22-22 Stetitq. Angelus Domini in via contra Balaam
-23 Cernens asina Angelum stantem in via ,
-24 Stetit Angelus in angustiis duorum macer.
-26 Angelus ad locum angustum transiens,
-27 Cumq. vidisset asina stantem Angelum :
-31 Et vidit Angelum stantem in via evaginato
-32 Cui Angelus : Cur, inquit , tertio verberas,
-35 Ait Angelus : Vade cum istis, et cave ne
Judic. 2- 1 Ascenditq. Angelus Domini de Galgalis
- 4 Cumq. loqueretur Angelus Domini hæc verba
5-23 Maledicite terræ Meroz, dixit Angelus
6-11 Venit autem Angelus Domini, et sedit
-12 Apparuit ei Angelus Domini, et ait :
-20 Cui dixit Angelus Domini : Tolle carnes,
-21 Extendit Angelus Domini summitatem
Angelus a. Domini evanuit ex oculis ejus.
-22 Vidensq. Gedeon quod esset Angelus Domini.
Vidi Angelum Domini facie ad faciem.
13- 3 Cui apparuit Angelus Domini,
- 9 Apparuit rursum Angelus Dei uxori
Quæ cum vidisset Angelum,
-13 Dixitq. Angelus Domini ad Manuë :
-15 Dixitq. Manuë ad Angelum Domini :
-16 Cui respondit Angelus : Si me cogis
Nesciebat Manuë quod Angelus Domini esset.
-20 Angelus Domini pariter in flamma ascendit
-21 Ultra eis non apparuit Angelus Domini
Intellexit Manuë Angelum Domini esse,
1 Reg. 29- 9 Scio quia bonus es... sicut Angelus Dei :
2 Reg. 14-17 Sicut e. Angelus Dei, sic est dominus meus
-20 Sicut habet sapientiam Angelus Dei,
19-27 Domine mi rex, sicut Angelus Dei es,
24-16 Cumq. extendisset manum suam Angelus D.
Et ait Angelo percutienti populum : Sufficit:
Erat a. Angelus D. juxta aream Areuna
-17 Cum vidisset Angelum cædentem pop..
3 Reg. 13-18 Angelus locutus est mihi in sermone D.
19- 5 Ecce Angelus Domini tetigit eum, et dixit
- 7 Reversusq. est Angelus Domini secundo ,
4 Reg. 1- 3 Angelus a. Domini locutus est ad Eliam,
-15 Locutus est a. Angelus Domini ad Eliam,
19-35 In nocte illa , venit Angelus Domini
1 Par. 21-12 Et Angelum D. interficere in universis fin.
-15 Misit quoque Angelum in Jerusalem
Imperavit Angelo , qui percutiebat :
Angelus D. stabat juxta aream Ornan
-16 Vid. Angelum D. stantem inter cœlum et ter.
-18 Angelus autem Domini præcepit Gad
-20 Porro Ornan cum... vidisset Angelum
-27 Præcepitque Dominus Angelo :
-30 Perterritus, videns gladium Angeli Domini.
2 Par. 32-21 Misit Dominus Angelum qui percussit
Tobiæ. 3-25 Missus est Angelus D. sanctus Raphaël,
5- 6 Et ignorans quod Angelus Dei esset ,
-15 Et dixit ei Angelus : Ego ducam et reducam
-17 Cui Raphaël Angelus dixit : Genus quæris
-20 Dixit a. illi Angelus : Ego sanum ducam
-21 Et Angelus ejus comitetur vobiscum.
-27 Credo e. quod Angelus Dei bonus comit..
6- 4 Et dixit ei Angelus : Apprehende branchiam
- 5 Tunc dixit ei Angelus : Exentera hunc piscem,

Tobiæ. 6- 7 Tunc interrogavit Tobias Angelum,
- 8 RespondensAngelus,dixit ei:Cordis ejus..si.
-10 Respondensq. Angelus, ait : Est hic Raguel
-13 Tunc Angelus Raphael dixit ei : Audi me
7- 5 Dixit Angelus ad Raguelem : Tobias,de quo
-12 Dixit ei Angelus : Noli timere dare eam isti,
8- 2 Recordatus itaq. Tobias sermonum Angeli
- 3 Tunc Raphael Angelus apprehendit dæmonium
9- 1 Tunc vocavit Tobias Angelum ad se,
10-11 Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro,
11- 2 Dixitque Angelus : Tobia frater, sis
12-15 Ego enim sum Raphaël Angelus, unus e septem
-17 Dixitque eis Angelus : Pax vobis,
Judith. 13-20 Quoniam custodivit me Angelus ejus,
Esth. 15-16 Vidi te, Domine, quasi Angelum Dei,
Job. 4-18 Et in Angelis suis reperit pravitatem :
33-23 Si fuerit pro eo Angelus loquens,
41-16 Cum sublatus fuerit, timebunt Angeli,
Psal. 8- 6 Minuisti eum paulo minus ab Angelis,
33- 8 Immittet Angelus Domini in circuitu
34- 5 Et Angelus Domini coarctans eos.
- 6 Et Angelus Domini persequens eos.
77-25 Panem Angelorum manducavit homo :
90-11 Quoniam Angelis suis mandavit de te :
96- 7 Adorate eum omnes Angeli ejus :
102-20 Benedicite Domino omnes Angeli ejus :
103- 4 Qui facis Angelos tuos, spiritus ;
137- 1 In conspectu Angelorum psallam tibi :
148- 2 Laudate eum omnes Angeli ejus :
Eccle. 5- 5 Neque dicas coram Angelo : Non est prov..
Sap. 16-20 Pro quibus Angelorum esca nutrivisti pop.
Eccli. 48-24 Contrivit illos Angelus Domini ;
Isa. 18- 2 Ite Angeli veloces ad gentem convulsam,
33- 3 A voce Angeli fugerunt populi,
- 7 Angeli pacis amare flebunt
37-36 Egressus est autem Angelus Domini,
63- 9 Et Angelus faciei ejus salvavit eos :
Baruc. 6- 6 Angelus enim meus vobiscum est :
Dan. 3-49 Angelus a. Domini descendit cum Azaria,
-58 Benedicite Angeli Domini Domino.
-95 Benedictus... qui misit Angelum suum,
6-22 Deus meus misit Angelum suum,
13-55 Ecce enim Angelus Dei... scindet te
-59 Manet enim Angelus Domini, gladium habens,
14-33 Dixitq. Angelus Domini ad Habacuc :
-35 Et apprehendit eum Angelus Domini
-38 Porro Angelus Domini restituit Habacuc
Osee. 12- 3 Et in fortitudine sua directus est cum Angelo.
- 4 Et invaluit ad Angelum, et confortatus est,
Zach. 1- 9 Dixit ad me Angelus, qui loquebatur in me:
-11 Et responderunt Angelo Domini,
-12 Respondit Angelus Domini, et dixit :
-13 Et respondit Dominus Angelo,
-14 Et dixit ad me Angelus.. : Clama,
-19 Et dixi ad Angelum.. : Quid sunt hæc?
2- 3 Et ecce Angelus,qui loquebatur in me,egrediebatur, et Angelus alius egrediebatur in occursum ejus
3- 1 Jesum... Stantem coram Angelo Domini
- 3 Et Jesus... stabat ante faciem Angeli.
- 5 Et Angelus Domini stabat.
- 6 Contestabatur Angelus Domini Jesum,
4- 1 Reversus est Angelus, qui loquebatur in me,
- 4 Et respondi, et aio ad Angelum.
- 5 Respondit Angelus.. : Numquid nescis... hæc?
5- 5 Et egressus est Angelus, qui loquebatur
-10 Et dixi ad Angelum.. : Quo istæ deferunt
6- 4 Et dixi ad Angelum.. : Quid sunt hæc..?
- 5 Respondit Angelus, et ait ad me : Isti sunt
12- 8 Sicut Angelus Domini in conspectu eorum.
Malac. 2- 7 Quia Angelus Domini exercituum est.
3- 1 Ecce ego mitto Angelum meum
Et Angelus testamenti quem vos vultis.
1 Mac. 7-41 Exiit Angelus et percussit ex eis centum
2 Mac. 11- 6 Ut bonum Angelum mitteret ad salutem Israël
15-22 Qui misisti Angelum tuum sub Ezechia rege
-23 Mitte Angelum tuum bonum ante nos,
Matth. 1-20 Ecce Angelus apparuit in somnis ei,
-24 Fecit sicut præcepit ei Angelus Dom.
2-13 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis
-19 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis
4- 6 Quia Angelis suis mandavit de te,
-11 Ecce Angeli accesserunt et ministrabant
11-10 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem
13-39 Messores autem, Angeli sunt.
-41 Mittet Filius hominis Angelos suos
-49 Exibunt Angeli, et separabunt malos
16-27 Venturus est in gloria... cum Angelis suis :
18-10 Angeli eorum in cœlis semper vident

Matth. 22-30 Sed erunt sicut Angeli Dei in cœlo.
24-31 Et mittet Angelos suos cum tuba, et voce
26-53 Plusquam duodecim legiones Angelorum
28- 2 Angelus enim Domini descendit de cœlo :
- 5 Respondens a. Angelus dixit mulieribus :
Marc. 1- 2 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem
-13 Et Angeli ministrabant illi.
8-38 Cum venerit in gloria.. cum Angelis sanctis
12-25 Sed sunt sicut Angeli in cœlis.
13-27 Et tunc mittet Angelos suos,
-32 Nemo scit, neque Angeli in cœlo,
Luc. 1-11 Apparuit autem illi Angelus Domini
-13 Ait a. ad illum Angelus : Ne timeas Zach...
-18 Et dixit Zacharias ad Angelum : Unde hoc
-19 Respondens Angelus dixit ei : Ego sum Gabriel
-26 Missus est Angelus Gabriel a Deo in civit...
-28 Et ingressus Angelus ad eam dixit : Ave
-30 Et ait Angelus ei : Ne timeas, Maria
-34 Dixit autem Maria ad Angelum :
-35 Respondens Angelus dixit ei : Spiritus
-38 Et discessit ab illa Angelus.
2- 9 Ecce Angelus Domini stetit juxta illos,
-10 Dixit illis Angelus : Nolite timere :
-13 Subito facta cum Angelo multitudo
-15 Ut discesserunt ab eis Angeli in cœlum :
-21 Jesus, quod vocatum est ab Angelo
4-10 Quod Angelis suis mandavit de te
7-27 Ecce mitto Angelum meum ante faciem
9-26 In majestate sua... et sanct. Angelorum.
12- 8 Confitebitur illum coram Angelis Dei :
- 9 Negabitur coram Angelis Dei.
15-10 Gaudium erit coram Angelis Dei super uno
16-22 Portaretur ab Angelis in sinum Abrahæ.
20-36 Æquales enim Angelis sunt,
22-43 Apparuit a. illi Angelus de cœlo,
24-23 Se etiam visionem Angelorum vidisse,
Joan. 1-51 Videbitis... Angelos Dei ascendentes,
5- 4 Angelus descendebat... in piscinam :
12-29 Alii dicebant : Angelus ei locutus est.
20-12 Vidit duos Angelos in albis, sedentes,
Act. 5-19 Angelus a. Domini per noctem aperiens
6-15 Viderunt faciem ejus tanquam faciem Angeli.
7-30 Apparuit... Angelus in igne flammæ rubi
-35 Cum manu Angeli, qui apparuit illi in rubo.
-38 Cum Angelo, qui loquebatur ei in monte
-53 Accepistis legem in dispositione Angelorum
8-26 Angelus... locutus est ad Philippum,
10- 3 Is vidit... Angelum Dei introeuntem ad se,
- 7 Et cum discessisset Angelus... vocavit
-22 Responsum accepit ab Angelo sancto
11-13 Narravit... quomodo vidisset Angelum
12- 7 Et ecce Angelus Domini astitit :
- 8 Dixit a. Angelus ad eum : Præcingere
- 9 Nesciebat... quod fiebat per Angelum
-10 Et continuo discessit Angelus ab eo
-11 Scio vere quia misit Dominus Angelum
-15 Illi a. dicebant : Angelus ejus est.
- 2 Confestim a. percussit eum Angelus
23- 8 Dicunt non esse... neque Angelum
- 9 Quid si spiritus locutus est ei, aut Angelus?
27-23 Astitit e. mihi hac nocte Angelus Dei,
Rom. 8-38 Certus sum enim quia... neque Angeli
1 Cor. 4- 9 Spectaculum facti sumus... Angelis
11-10 Habere supra caput propter Angelos
13- 1 Si linguis hom. loquar et Angelorum,
2 Cor. 11-14 Satanas transfigurat se in Angelum lucis
Galat. 1- 8 Aut Angelus de cœlo evangelizet vobis
3-19 Ordinata per Angelos in manu Mediatoris.
4-14 Sed sicut Angelum Dei excepistis me
Colos. 2-18 Nemo vos seducat... religione Angelorum
2 Thes. 1- 7 Requiem... de cœlo cum Angelis virtutis ejus,
1 Tim. 3-16 Pietatis sacramentum... apparuit Angelis,
5-21 Testor coram Deo... et electis Angelis
Hebr. 1- 4 Tanto melior Angelis effectus, quanto
- 5 Cui enim dixit aliquando Angelorum?
- 6 Et adorent eum omnes Angeli Dei.
- 7 Et ad Angelos quidem dicit : Qui facit Angelos suos spiritus, et ministros
-13 Ad quem a. Angelorum dixit aliquando :
2- 2 Si e. qui per Angelos dictus est sermo,
- 5 Non enim Angelis subjecit Deus orbem
- 7 Minuisti eum paulo minus ab Angelis :
- 9 Qui modico quam Angeli minoratus est
-16 Nusquam enim Angelos apprehendit,
12-22 Mult. millium Angelorum frequentiam.
13- 2 Angelis hospitio receptis.
1 Petr. 1-12 In quem desiderant Angeli prospicere.
Apoc. 1- 1 Mittens per Angelum suum servo suo Joan.
-20 Septem stellæ, Angeli sunt septem Eccl.
2- 1 Angelo Ephesi Ecclesiæ scribe : Hæc dicit
- 8 Et Angelo Smyrnæ Ecclesiæ scribe : Hæc dicit

Apoc. 2-12 Et Angelo Pergami Ecclesiæ scribe : Hæc dicit
-18 Et Angelo Thyatyræ Ecclesiæ scribe :
3- 1 Et Angelo Ecclesiæ Sardis scribe : Hæc dicit
- 5 Confitebor nomen ejus... coram Angelis
- 7 Et Angelo Philadelphiæ Ecclesiæ scribe :
-14 Et Angelo Laodiciæ Ecclesiæ scribe :
5- 2 Et vidi Angelum fortem, prædicantem
-11 Vidi et audivi vocem Angelorum mult...
7- 1 Post hæc vidi quatuor Angelos stantes
- 2 Et vidi alterum Angelum ascendentem
Clamavit voce magna quatuor Angelis,
-11 Omnes Angeli stabant in circuitu throni,
8- 2 Et vidi septem Angelos stantes
- 3 Alius Angelus venit et stetit ante altare
- 4 Ascendit fumus... de manu Angeli coram Deo.
- 5 Accepit Angelus thuribulum et implevit
- 6 Septem Angeli, qui habebant septem tubas,
- 7 Et primus Angelus tuba cecinit,
- 8 Et secundus Angelus tuba cecinit ;
-10 Et tertius Angelus tuba cecinit :
-11 Et quartus Angelus tuba cecinit :
-13 De cæteribus vocibus trium Angelorum,
9- 1 Et quintus Angelus tuba cecinit :
-13 Et sextus Angelus tuba cecinit :
-14 Sexto Angelo, qui habebat tubam
10- 1 Et vidi alium Angelum fortem descend.
- 5 Angelus, quem vidi stantem super mare
- 7 Sed in diebus vocis septimi Angeli
- 8 Accipe librum apertum de manu Angeli,
- 9 Et abii ad Angelum, dicens ei
-10 Et accepi librum de manu Angeli,
11-15 Et septimus Angelus tuba cecinit :
12- 7 Michaël et Angeli ejus præliabantur
14- 6 Vidi alterum Angelum volantem
- 8 Et alius Angelus secutus est, dicens :
- 9 Et tertius Angelus secutus est illos,
-10 Cruciabitur... in conspectu Angelorum S.
-15 Alius Angelus exivit de templo
-17 Et alius Angelus exivit de templo,
-18 Alius Angelus exivit de altari,
-19 Misit Angelus falcem suam acutam
15- 1 Vidi aliud signum... Angelos septem
- 6 Exierunt septem Angeli habentes septem
- 7 Dedit septem Angelis septem phialas
- 8 Consumm. septem plagæ septem Angelorum.
16- 1 Audivi... dicentem septem Angelis : Ite
- 3 Et secundus Angelus effudit phialam
- 5 Et audivi Angelum aquarum dicentem :
- 8 Quartus Angelus effudit phialam suam
-10 Quintus Angelus effudit phialam suam
12 Sextus Angelus effudit phialam suam
17 Septimus Angelus effudit phialam suam
17- 1 Et venit unus de septem Angelis
- 7 Dixit mihi Angelus : Quare miraris?
18- 1 Post hæc vidi alium Angelum descend.
-21 Sustulit unus Angelus fortis lapidem
19-17 Vidi unum Angelum stantem in sole,
20- 1 Et vidi Angelum descendentem de cœlo,
21- 9 Et venit unus de septem Angelis
-12 In portis Angelos duodecim, et nomina
-17 Mensura hominis, quæ est Angeli.
22- 6 Misit Angelum suum ostendere servis
- 8 Cecidi ut adorarem ante pedes Angeli,
-16 Ego Jesus misi Angelum meum,

ANGELUS *malus.*

Psal. 77-49 Misit... immissiones per angelos malos.
Prov. 17-11 Angelus a. crudelis mittetur contra eum.
Matth. 25-41 Qui paratus est diabolo, et angelis ejus.
1 Cor. 6- 3 Nescitis quoniam angelos judicabimus?
2 Cor. 12- 7 Angelus Satanæ, qui me colaphizet.
1 Petr. 3-22 Profectus in cœlum, subjectis sibi angelis,
2 Petr. 2- 4 Si enim Deus angelis peccantibus non
-11 Ubi angeli fortitudine... sint majores,
Judæ. - 6 Angelos vero qui non servaverunt
Apoc. 9-11 Regem angelum abyssi... Abaddon
-14 Solve quatuor angelos, qui alligati
-15 Et soluti sunt quatuor angeli,
12- 7 Et draco pugnabat, et angeli ejus :
- 9 Et angeli ejus cum illo missi sunt.

ANGO.

1 Reg. 1- 6 Eam æmula ejus et vehementer angebat,

ANGULARIS, *substantiv.*

Isai. 44-13 Fecit illud in angularibus,

ANGULARIS, *adject.*

Job. 38- 6 Quis demisit lapidem angularem ejus?
Isai. 28-16 Lapidem probatum, angularem, pretiosum,
Ephes. 2-20 Ipso summo angulari lapide Christo Jesu :
1 Petr. 2- 6 Ecce pono in Sion lapidem... angularem,

ANGULUS.

Exod. 25-12 Quos pones per quatuor arcæ angulos
-26 Pones eos in quatuor angulis ej. mensæ
26-19 Ut... per duos angulos subjiciantur.
-23 Quæ in angulis erigantur post tergum tab.
27- 2 Cornua a. per quat.angulos ex ipso erunt :
- 4 Per cujus quatuor angulos erunt quatuor
36-24 Incastraturæ lat. in angulis terminantur.
-28 Et duas alias per singulos angulos
-29 Ita fecit ex utraque parte per angulos.
-33 Qui per medias tabulas ab angulo
37- 3 Conflans... per quatuor angulos ejus
-13 Quos posuit in quatuor angulis
-25 E cujus angulis procedebant cornua
38- 2 Cujus cornua de angulis procedebant,
39-17 In superhumeralis angulis eminebant.
Num. 15-38 Faciant sibi fimbrias per angulos palliorum,
Deut. 22-12 Facies per quatuor angulos pallii tui.
Judic. 20- 2 Omnesq. anguli populorum, et cunctæ tribus
1 Reg. 14-38 Applicate huc universos angulos populi :
3 Reg. 6-31 Postesque angulorum quinque.
7-31 In angulis a. columnn. variæ cælaturæ erant
-32 Quæ per quatuor angulos basis erant,
-34 Quatuor per singulos angulos basis unius
-36 Sculpsit... in angulis, cherubim et leones
4 Reg. 14-13 A porta Ephraïm usque ad portam anguli,
2 Par. 25-23 A porta Ephraïm usque ad portam anguli,
26- 9 Ædificavitq... super portam anguli
-15 Collocavit, et in angulis murorum,
28-24 Fecit sibi altaria in univ. angulis Jerusalem.
2Esdr. 3-19 Contra ascensum firmissimi anguli.
-20 Ab angulo usque ad portam domus Eliasib
-24 A domo Azariæ usque ad angulum.
-30 Et usque ad cœnaculum anguli.
-31 Et inter cœnaculum anguli in porta gregis
Job. 1-19 Et concussit quatuor angulos domus,
Psal. 117-22 Hic factus est in caput anguli.
Prov. 7- 8 Qui transit per plateam juxta angulum,
-12 Nunc foris... nunc juxta angulos insidians.
21- 9 Melius est sedere in angulo domatis,
25-24 Melius est sedere in angulo domatis,
Isai. 19-13 Deceperunt Ægyptum, angulum popul.
Jerem. 31-38 A turre Hananeel usq. ad portam anguli
-40 Usque ad angulum portæ equorum
51-26 Non tollent de te lapidem in angulum,
Ezech. 41-22 Anguli ejus, et longitudo ejus, et parietes
43-17 Et crepido... in quatuor angulis ejus :
-20 Super quatuor angulos crepidinis,
45-19 In quatuor angulis crepidinis altaris,
46-21 Circumduxit me per quatuor angulos atrii ; Et ecce atriolum erat in angulo atrii, Atriola singula per angulos atrii.
-22 In quatuor angulis atrii atriola disposita,
Dan. 13-38 Porro nos cum essemus in angulo pomarii
Soph. 1-16 Dies tubæ... super angulos excelsos.
3- 6 Et dissipati sunt anguli eorum :
Zach. 10- 4 Ex ipso angulus, ex ipso paxillus,
11-10 Exaltabitur... usque ad portam angulorum:
Matth. 6- 5 Et in angulis platearum stantes orare,
21-42 Hic factus est in caput anguli :
Marc. 12-10 Hic factus est in caput anguli :
Luc. 20-17 Hic factus est in caput anguli ?
Act. 4-11 Qui factus est in caput anguli :
26-26 Neque e. in angulo quidquam h. gestum est.
1 Petr. 2- 7 Lapis,... hic factus est in caput anguli,
Apoc. 7- 1 Stantes super quatuor angulos terræ,
20- 7 Quæ sunt super quatuor angulos terræ,

ANGUSTIA.

Gen. 42-21 Videntes angustiam animæ illius,
Exod. 6- 9 Non acquiev. propter angustiam spiritus,
Num. 22-24 Stetit Angelus in angustiis duarum m.
Deut. 26- 7 Respexit... laborem atque angustiam
28-53 In angustia... qua opprimet te hostis tuus.
Judic. 10-14 Ipsi vos liberent in tempore angustiæ.
Ruth. 1-13 Quia vestra angustia magis me premit,
1 Reg. 22- 2 Omnes qui erant in angustia constituti,
26-24 Liberet me de omni angustia.
2 Reg. 1- 9 Quoniam tenent me angustiæ,
4- 9 Eruit animam meam de omni angustia,
22-46 Filii alieni.... contrahentur in angustiis suis.
3 Reg. 1-29 Eruit animam meam de omni angustia,
22-27 Sustentate eum... aqua angustiæ,
4 Reg. 13- 4 Vidit e. angustiam Israël, quia attriverat
1 Par. 21-13 Ex omni parte me angustiæ premunt :
2 Par. 15- 4 Cumq. reversi fuerint in angustia sua ad
6 Dominus conturbabit eos in omni angustia.
28-22 Tempore angustiæ suæ auxit contemptum
Judith. 13-25 Propter angustias et tribulationem generis
Esth. 11- 8 Fuitq. dies... tribulationis et angustiæ,
Job. 6- 7 Nunc præ angustia, cibi mei sunt.
15-24 Et angustia vallabit eum, sicut regem
27- 9 Cum venerit super eum angustia ?
Job. 36-15 Eripiet de angustia sua pauperem,
Psal. 118-143 Tribulatio et angustia invenerunt me :
Prov. 1-26 Quando venerit super vos tribul.... et angustia.
11- 8 Justus de angustia liberatus est :
12-13 Effugiet autem justus de angustia.
17-17 Et frater in angustiis comprobatur.
21-23 Custodit ab angustiis animam suam.
24-10 Si desperaveris lassus in die angustiæ:
25-19 Qui sperat super infideli in die angustiæ,
Sap. 5- 3 Et præ angustia spiritus gementes
Eccli. 10-29 Noli cunctari in tempore angustiæ
Isai. 8-22 Ecce... dissolutio et angustia, et caligo Et non poterit avolare de angustia sua.
21- 3 Angustia possedit me sicut angustia parturientis.
26-19 Domine, in angustia requisierunt te
30- 6 In terra tribulationis et angustiæ leæna,
53- 8 De angustia, et de judicio sublatus est :
65-16 Oblivioni traditæ sunt angustiæ priores,
Jerem. 4-31 Audivi, angustias ut puerperæ :
19- 9 Carnem amici sui comedet... in angustia,
49-24 Angustia et dolores tenuerunt eam
50-43 Angustia apprehendit eum,
Thren. 1- 3 Apprehenderunt eam inter angustias.
Baruc. 3- 1 Anima in angustiis... clamat ad te
Ezech. 4-16 Aquam in mensura et in angustia bibent :
7-25 Angustia superveniente requirent pacem
30-16 Et in Memphis angustiæ quotidianæ.
Dan. 9-25 Ædific... muri in angustia temporum.
13-22 Ait : Angustiæ sunt mihi undique
Abdiæ. -12 Non magnificabis os tuum in die angustiæ.
Soph. 1-15 Dies tribulationis et angustiæ,
1 Mac. 2-53 Joseph in tempore angustiæ suæ
13- 3 Et angustias quales vidimus :
2 Mac. 12-21 Accessu difficile propter loc. angustias
Rom. 2- 9 Tribulatio et angustia in omn. animam
8-35 Quis ergo nos separabit... an angustia ?
2 Cor. 2- 4 Nam ex... angustia cordis scripsi vobis
6- 4 In tribul. in necessitatibus, in angustiis.
12-10 Placeo mihi... in angustiis pro Christo :

ANGUSTIO.

Judith. 13-29 Angustiatus præ pavore, cecidit.
Sap. 5- 1 Adversus eos qui se angustiaverunt.
Eccli. 4- 3 Non protrahas datum angustianti.
16-28 Unusq. proximum sibi non angustiabit.
27- 2 Inter medium... angustiabitur peccatum
Jonæ. 2- 8 Cum angustiaretur in me anima mea.
2 Cor. 4- 8 Patimur, sed non angustiamur :
6-12 Non angustiamini in nobis, angustiamini a. in visceribus vestris.
Hebr. 11-37 Circuierunt egentes, angustiati, afflicti.

ANGUSTUS.

Num. 22-26 Angelus ad locum angustum transiens
35-54 Pluribus dabitis latiorem, et paucis angustiorem.
Josue. 17-15 Angusta est tibi possessio montis Ephraïm.
4 Reg. 6- 1 Ecce locus... angustus est nobis.
Judith. 4- 6 Ubi angustum iter esse poterat inter m.
7- 5 Ad angusti itineris tramitem dirigunt
Job. 36-16 Salvabit te de ore angusto latissime,
Prov. 23-27 Et puteus angustus, aliena.
Isai. 49-19 Nunc angusta erunt præ habitatoribus
-20 Angustus est mihi locus, fac spatium
2 Mac. 11- 5 Bethsuræ quæ erat in angusto loco
Matth. 7-13 Intrate per angustam portam :
-14 Quam angusta porta, et arcta via est,
Luc. 13-24 Contendite intrare per angustam portam :

ANI.

Unus e janitoribus arcæ.

1 Par. 15-18 Et cum eis... Ani, Eliab et Banaïam,
-20 Jahiel, et Ani, et Eliab, et Maasias

ANIA.

2 Esdr. 8- 4 Steterunt juxta eum... et Ania, et Uria,

ANIAM.

Filius Semida qui fuit unus de filiis Galaad, de tribu Manasse.

1 Par. 7-19 Filii Semida... et Leci et Aniam

ANILIS.

1 Tim. 4- 7 Ineptas a. et aniles fabulas devita.

ANIM. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-50 Anab et Istemo et Anim.

ANIMA.

Gen. 1-20 Producant aquæ reptile animæ viventis,
-21 Creavitq. Deus... omnem animam viventem
-24 Producat terra animam viventem
-30 Et in quibus est anima vivens,
2- 7 Factus est homo in animam viventem.
-19 Omne e.quod vocavit Adam animæ viventis,
8-21 Non igitur ultra percutiam omnem animam
Gen. 9- 5 Sanguinem e. animarum vest. requiram de manu hominis... requiram animam hom.
-10 Et ad omnem animam viventem
-12 Et ad omnem animam viventem,
-15 Cum omni anima vivente quæ carnem
-16 Pactum est inter Deum et omnem animam
12- 5 Et animas quas fecerant in Haran
-13 Vivat anima mea ob gratiam tui.
14-21 Da mihi animas : cætera tolle tibi.
17-14 Delebitur anima illa de populo suo
19-17 Dicentes : Salva animam tuam :
-19 Ut salvares animam meam,
-20 Numquid... et vivet anima mea ?
23- 8 Si placet animæ vestræ ut sepeliam.
27- 4 Et benedicat tibi anima mea ante
-19 Comede... ut benedicat mihi anima tua.
-25 Ut benedicat tibi anima mea.
-31 Comede... ut benedicat mihi anima tua.
32-30 Et salva facta est anima mea.
34- 3 Et conglutinata est anima ejus cum ea,
- 8 Filii mei adhæsit anima filiæ vestræ,
35-18 Egrediente a. anima præ dolore
36- 6 Tulit a. Esaü... om. animam domus
37-22 Non interficiatis animam ejus,
42-21 Videntes angustiam animæ illius
44-30 (Cum anima illius ex hujus anima pendeat.)
46-15 Omnes animæ filiorum ejus et filiarum
-18 Hos genuit Jacob sexdecim animas.
-22 Filii Rachel... omnes animæ, quatuordecim
-25 Hos genuit Jacob : omnes animæ, septem.
-26 Cunctæ animæ, quæ ingressæ sunt
-27 Filii a. Josph... animæ duæ. Omnes animæ domus Jacob, quæ ingr.
49- 6 In consilium e. non veniat anima mea,
Exod. 1- 5 Erant igitur omnes animæ eorum,
4-19 Mortui... qui quærebant animam tuam.
12- 4 Juxta numerum animarum
-15 Peribit anima illa de Israel
-19 Peribit anima ejus de cœtu Israël
15- 9 Dividam spolia, implebitur anima mea :
16-16 Juxta numerum animarum vestrarum
21-23 Reddet animam pro anima,
-30 Dabit pro anima sua quidquid fuerit post..
23- 9 Scitis enim advenarum animas :
30-12 Dabant singuli pretium pro animabus
-16 Ut... et propitietur animabus eorum.
31-14 Qui fecerit in eo opus, peribit anima illius
Levit. 2- 1 Anima cum obtulerit oblationem sacrificii
4- 2 Anima, quæ peccaverit per ignorantiam,
5- 1 Si peccaverit anima, et audierit vocem
- 2 Anima quæ tetigerit aliquid immundum,
- 4 Anima, quæ juraverit, et protulerit labiis
-15 Anima, si prævaricans cæremonias
-17 Anima, si peccaverit per ignorantiam
6- 2 Anima quæ peccaverit, et contempto Dom.
7-18 Anima tali se edulio contaminaverit,
-20 Anima polluta quæ ederit de carnibus
-27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem,
11-43 Nolite contaminare animas vestras.
-44 Ne polluatis animas vestras in... reptili
-46 Ista est lex... et omnis animæ viventis
16-29 Mense septimo... affligetis animas vestras
-31 Affligetis animas vestras religione perpetua.
17-10 Obfirmabo faciem m. contra animam illius,
-11 Quia anima carnis in sanguine est : Ut super altare in eo expietis pro animabus vestris, et sanguis pro animæ piaculo sit.
-12 Omnis anima ex vobis non comedet
-14 Anima e. omnis carnis in sanguine est Quia anima carnis in sanguine est :
-15 Anima quæ comederit morticinium
18-29 Omnis anima, quæ fecerit de abomin..
19- 8 Peribit anima illa de populo suo
20- 6 Anima, quæ declinaverit ad magos
-25 Ne polluatis animas vestras in pecore,
23-27 Affligetisq. animas vestras in eo,
-29 Omnis anima, quæ afflicta non fuerit
-32 Affligetis animas vestras die nono
24-18 Reddet... animam pro anima.
26-11 Et non abjiciet vos anima mea.
-16 Et consumat animas vestras.
-30 Et abominabitur vos anima mea,
27- 2 Spoponderit Deo animam suam,
Num. 9- 6 Quidam immundi super anima hominis
- 7 Immundi sumus super anima hominis
-10 Homo qui fuerit immundus super anima
-13 Exterminabitur anima illa de populis
11- 6 Anima nostra arida est,
15-27 Quod si anima una nesciens peccarit
-30 Anima vero, quæ per superbiam
19-13 Omnis qui tetigerit humanæ animæ
-22 Anima, quæ horum quippiam tetigerit
21- 5 Anima nostra jam nauseat super cibo
23-10 Moriatur anima mea morte justorum
29- 7 Et affligetis animas vestras ;

Num. 30– 4 Juramentum quo obligavit animam suam
– 7 Animam ejus obligaverit juramento.
– 9 Verbaq. quibus obstrinxerat animam suam
–14 Affligat animam suam ,
31–28 Unam animam de quingentis
–35 Animæ hominum sexus fœminei,
–40 De animabus hominum sedecim millibus, cesserunt in partem Domini triginta duæ animæ
Deut. 4– 9 Custodi igitur animam tuam sollicite.
–15 Custodite igitur sollicite animas vestras.
–29 Quæsieris , et tota tribulatione animæ tuæ
6– 5 Diliges Dominum... et ex tota anima tua,
10–12 Ac servias Domino... in tota anima tua :
–22 In septuaginta animabus descenderunt
11–13 Serviatis ei... et in tota anima vestra :
12–20 Vesci carnibus quas desiderat anima tua.
–23 Sanguis enim eorum pro anima est : et
Ideirco non debes animam comedere
13– 3 Utrum diligatis et in tota anima vestra.
– 6 Aut amicus quem diligis ut animam tuam,
14–26 Emes... omne quod desiderat anima tua :
19– 6 Percutiat animam ejus, qui non est reus mortis :
–21 Non misereberis ejus, sed animam pro anima ,
22–26 Occidit animam ejus, ita et puella perpessa
24– 6 Quia animam suam opposuit tibi.
–15 Et ex eo sustentat animam suam :
26–16 Et impleas... ex tota anima tua.
27–25 Ut percutiat animam sanguinis innoc.
28–65 Dabit e.. animam consumptam mœrore :
30– 2 In toto corde tuo , et in tota anima tua.
– 6 Diligas Dominum... in tota anima tua ,
–10 Revertaris ad Dom... in tota anima tua.
Josue. 2–13 Et eruatis animas nostras a morte.
–14 Anima nostra sit pro vobis in mortem,
9–24 Providimus animabus nostris ,
10–32 Percussit in ore gladii omnem animam
–35 Percussitq. in ore gladii omnes animas
–37 Universasque animas quæ in ea fuerant
11–11 Percussitque omnes animas, quæ ibidem
20– 3 Quicumque animam percusserit nescius
– 9 Ut fugeret ad eas qui animam nescius percus.
22– 5 Serviatis... et in omni anima vestra.
Judic. 5– 2 Qui sponte obtulistis de Israël animas vest..
–18 Obtulerunt animas suas morti in req. Merome
–21 Conculca anima mea robustos.
9–17 Et animam suam dedit periculis ,
12– 3 Posui animam meam in manibus meis ,
16–16 Defecit anima ejus , et ad mortem usque
–30 Ait : Moriatur anima mea cum Philisthiim;
Ruth. 4–15 Et habeas qui consoletur animam tuam ,
1 *Reg.* 1–15 Effudi animam meam in conspectu Domini.
–26 Ait Anna : ... Vivit anima tua , Domine
2–16 Tolle tibi quantumc. desiderat anima tua ,
–33 Sed ut... et tabescat anima tua :
–35 Qui juxta cor m. et animam meam faciet :
17–55 Vivit anima tua , rex , si novi ,
18– 1 Anima Jonathæ conglutinata est animæ David , et dilexit eum Jonathas quasi animam suam.
– 3 Diligebat e. eum quasi animam suam.
19– 5 Et posuit animam suam in manu sua ,
20– 1 Quid feci... quia quærit animam meam?
– 3 Vivit anima tua , quia uno tantum... gradu
– 4 Quodc. dixerit mihi anima tua, faciam tibi.
–17 Sicut e. animam suam , ita diligebat eum.
22–22 Ego sum reus omnium animarum patris tui.
–23 Ne timeas, si quis quæsierit animam meam,
Quæret et animam tuam , mecumq. servaberis
23–15 Egress. Saül ut quæreret animam ejus.
–20 Nunc ergo sicut desideravit anima tua
24–12 Tu a. insidiaris animæ meæ ut auferas eam.
25–26 Vivit Dominus , et vivit anima tua ,
–29 Si enim surrex... vel quærens animam tuam
Erit anima domini mei custodita quasi in
Porro inimicorum tuorum anima rotabitur
26–21 Quod pretiosa fuerit anima mea in oculis
–24 Sicut magnificata est anima tua hodie in oculis : sic magnificetur anima mea in oculis Domini ,
28– 9 Quare ergo insidiaris animæ meæ, ut occidar ?
–21 Posui animam meam in manu mea :
30– 6 Quia amare erat anima... super filiis
2 *Reg.* 1– 9 Et adhuc tota anima mea in me est.
3–21 Imperes omnibus, sicut desiderat anima tua.
4– 8 Ecce caput Isb..qui quærebat animam tuam:
– 9 Eruit animam meam de omni angustia ,
5– 8 Abstulisset... odientes animam David ;
11–11 Per salutem animæ tuæ , non faciam rem
14– 7 Occidamus eum pro anima fratris

2 *Reg.* 14–14 Nec vult Deus perire animam ,
–19 Per salutem animæ tuæ , domine mi rex ,
16–11 Qui egr... de utero meo quærit animam meam
18–13 Si fecissem contra animam meam audacter
19– 5 Qui salvam fecerunt animam tuam
Et animam filiorum tuorum et filiarum et animam uxorum tuarum , et animam concubinarum tuarum.
23–17 Et animarum periculum bibam?
3 *Reg.* 1–12 Salva animam tuam , filiiq. tui Salomonis
–29 Qui eruit animam meam de omni angustia,
2– 4 Si custodierint filii... et in omni anima sua
–23 Contra animam suam locutus est Adonias
3–11 Non petisti tibi... animas inimicorum tuorum ,
8–48 Tota anima sua , in terra inimicorum
11–37 Regnabis super omnia quæ desiderat anima
15–29 Non dimisit ne unam quidem animam de semine
17–21 Revertatur, obsecro, anima pueri hujus
–22 Reversa est anima pueri intra eum et revixit,
19– 2 Nisi hac hora cras posuero animam tuam
Sicut animam unius ex illis.
– 4 Petivit animæ suæ ut moreretur, et ait :
Sufficit mihi, Domine, tolle animam meam:
–10 Et quærunt animam meam ut auferant eam.
–14 Et quærunt animam meam ut auferant eam.
20–31 Forsitan salvabit animas nostras.
–32 Vivat , oro te , anima mea.
–39 Si lapsus f. erit anima tua pro anima ejus ,
–42 Erit anima tua pro anima ejus ,
21– 3 Unde anima tua contristata est?
4 *Reg.* 1–13 Homo Dei , noli despicere animam meam ,
Et animas servorum tuorum qui mecum sunt ,
–14 Nunc obsecro ut miserearis animæ meæ.
2– 2 Vivit Dominus , et vivit anima tua ,
– 4 Vivit anima tua , quia non derelinquam te
– 6 Ait : Vivit Dominus , et vivit anima tua ,
4–27 Anima enim ejus in amaritudine est ,
–30 Vivit anima tua , non dimittam te.
7– 7 Animas tantum suas salvare cupientes.
10–24 Anima ejus erit pro anima illius.
12– 4 Quæ offertur pro pretio animæ ,
23– 3 Custodirent præcepta... in tota anima
–25 Reverteretur ad Dom... in tota anima sua ,
1 *Par.* 5–21 Et animas hominum centum millia.
11–19 In periculo animarum s. attulerunt mihi aq.
22–19 Præbete igitur corda vestra et animas vestr.
2 *Par.* 1–11 Non postulasti divitias... neque animas
6–38 Reversi fuerint ad te... in tota anima sua ,
15–12 Ut quærerent Dom... in tota anima sua.
34–31 Custodiret præcepta... in tota anima sua ,
Tobiæ. 1–12 Iste custodivit animam suam ,
3–16 Et mundam servavi animam meam
4– 3 Cum acceperit Deus animam meam
–11 Non pátietur animam ire in tenebras
9– 4 Si tardavero... constristatur anima ejus.
12–10 Qui a. faciunt pecc.. hostes sunt animæ suæ.
13– 9 Ego a. et anima mea in eo lætabimur.
–19 Anima mea , benedic Dominum,
Judith. 4– 8 Humiliaverunt animas suas in jejuniis ,
8–16 Et ideo humiliemus illi animas nostras ,
–21 Et ex vobis pendet anima illorum ,
10–15 Conservasti animam tuam ,
11– 5 Ad correptionem om. animarum err...
12– 4 Dixit Judith : Vivit anima tua , Domine meus ,
–18 Magnificata est anima mea hodie præ
13–25 Pro quibus non pepercisti animæ tuæ.
–29 Et æstuavit anima ejus
Esth. 4–13 Ne putes quod animam t. tantum liberes,
7– 3 Si tibi placet, dona mihi animam meam,
– 1 Ut rogaret Esther reginam pro anima sua :
8–11 Ut starent pro animabus suis ,
9–16 Oro animabus suis steterunt Judæi
Job. 2– 4 Quæ habet homo dabit pro anima sua ;
– 9 Verumtamen animam illius serva.
3–20 Vita his qui in amaritudine animæ sunt ?
6– 7 Quæ prius nolebat tangere anima mea,
7–11 Confabul. cum amaritudine animæ meæ,
–15 Elegit suspendium anima mea,
9–21 Hoc ipsum ignorabit anima mea,
10– 1 Tædet animam meam vitæ meæ
Loquar in amaritudine animæ meæ.
11–20 Spes illorum abominatio animæ.
12–10 In cujus manu anima omnis viventis,
13–14 Animam meam porto in manibus meis ?
14–22 Anima illius super semetipso lugebit.
16– 4 Utinam esset anima vest. pro anima mea !
18– 4 Qui perdis animam tuam in furore tuo,
19– 2 Usquequo affligitis animam meam...?
21–25 Alius vero moritur in amaritudine animæ
28–13 Anima ejus quodc. voluit, hoc fecit.

Job. 24–12 Anima vulneratorum clamavit,
27– 2 Ad amaritud. adduxit animam meam.
– 8 Et non liberet Deus animam ejus?
30–16 In memetipso marcescit anima mea
–25 Et compatiebatur anima mea pauperi.
31–30 Ut expeterem maledicens animam ejus,
–39 Si... animam agricolarum ejus afflixi :
33–18 Eruens animam ejus a corruptione ;
–20 Animæ illius cibus ante desiderabilis.
–22 Appropinquavit corruptioni anima ejus,
–28 Liberavit animam suam ne pergeret
–30 Ut revocet animas eorum a corruptione,
36–14 Morietur in tempestate anima eorum,
38–39 Animam catulorum ejus implebis,
Psal. 3– 3 Multi dicunt animæ meæ : Non est salus
6– 4 Et anima mea turbata est valde :
– 5 Convertere, Domine, et eripe animam
7– 3 Nequando rapiat ut leo animam meam,
– 6 Persequatur inimicus animam meam,
H. 10– 3 Laudatur peccator in desideriis animæ suæ :
L. 10– 2 Quomodo dicitis animæ meæ :
– 6 Qui a. diligit iniq. odit animam suam.
12– 2 Quandiu ponam consilia in anima mea,
15–10 Non derelinques animam meam in inferno
16– 9 Inimici mei animam meam circumdederunt,
–13 Eripe animam meam ab impio,
18– 8 Lex Dom. immacul. convertens animas :
21–21 Erue a framea Deus animam meam :
–31 Et anima mea illi vivet :
22– 3 Animam meam convertit.
23– 4 Qui non accepit in vano animam suam.
24– 1 Ad te, Domine, levavi animam meam;
–13 Anima ejus in bonis demorabitur :
–20 Custodi animam meam, et erue me :
25– 9 Ne perdas cum impiis Deus animam meam,
26–12 Ne tradideris me in animas tribulantium
29– 4 Domine, eduxisti ab inferno animam meam:
30– 8 Salvasti de necessitatibus animam meam.
–10 Conturb. in ira oculus meus, anima mea,
–14 Accipere animam meam consiliati sunt.
32–19 Ut eruat a morte animas eorum :
–20 Anima nostra sustinet Dominum :
33– 3 In Domino laudabitur anima mea :
34– 3 Dic animæ meæ : Salus tua ego sum.
– 4 Revereantur, quærentes animam meam.
– 7 Supervacue exprobraverunt animam meam.
– 9 Anima a. mea exultabit in Domino :
–12 Sterilitatem animæ meæ.
–13 Humiliabam in jejunio animam meam :
–17 Restitue animam meam a malignitate
–25 Non dicant.. : Euge , euge , animæ nostræ :
37–13 Vim faciebant qui quærebant animam
38–12 Tabescere fecisti sicut araneam animam
39–15 Confund... qui quærunt animam meam
40– 3 Non tradat eum in animam inimicorum
– 5 Sana animam meam, quia peccavi tibi.
41– 2 Ita desiderat anima mea ad te, Deus.
– 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum :
– 5 Et effudi in me animam meam :
– 6 Quare tristis es anima mea ?
– 7 Ad me ipsum anima mea conturbata est :
–12 Quare tristis es anima mea ?
42– 5 Quare tristis es anima mea ?
43–25 Humiliata est in pulvere anima nostra
48– 9 Et pretium redemptionis animæ suæ :
–16 Verumt. Deus redimet animam meam
–19 Anima ejus in vita ipsius benedicetur :
53– 5 Et fortes quæsierunt animam meam :
– 6 Dominus susceptor est animæ meæ.
54–19 Redimet in pace animam meam ab his,
55– 7 Sicut sustinuerunt animam meam,
–13 Eripuisti animam meam de morte,
56– 2 Quoniam in te confidit anima mea.
– 5 Eripuit animam meam de medio catulorum
– 7 Et incurvaverunt animam meam.
58– 4 Quia ecce ceperunt animam meam :
61– 2 Nonne Deo subjecta erit anima mea ?
– 6 Deo subjecta esto anima mea :
62– 2 Sitivit in te anima mea,
– 6 Sicut adipe... repleatur anima mea ;
– 9 Adhæsit anima mea post te :
–10 In vanum quæsierunt animam meam,
63– 2 A timore inimici eripe animam meam.
65– 9 Qui posuit animam meam ad vitam :
–16 Narrabo... quanta facit animæ meæ.
68– 2 Intraverunt aquæ usque ad animam meam.
–11 Et operui in jejunio animam meam :
–19 Intende animæ meæ , et libera eam :
–33 Quærite Deum, et vivet anima vestra :
69– 3 Confundantur... qui quærunt animam meam :
70–10 Qui custodiebant animam meam,
–13 Deficiant detrahentes animæ meæ ;
–23 Et anima mea, quam redemisti.

Psal. 71-13 Animas pauperum salvas faciet.
-14 Ex usuris et iniquitate redimet animas
73-19 Ne tradas bestiis animas confitentes tibi
Animas pauperum tuorum ne obliviscaris
76- 3 Renuit consolari anima mea,
77-18 Ut peterent escas animabus suis.
-50 Non pepercit a morte animabus eorum :
83- 3 Et deficit anima mea in atria Domini.
85- 2 Custodi animam meam, quoniam sanctus sum :
- 4 Lætifica animam servi tui, quoniam ad te, Domine, animam meam levavi.
-13 Eruisti animam meam ex inferno inferiori.
-14 Synag. potent. quæsierunt animam meam :
87- 4 Quia repleta est malis anima mea :
88-49 Eruet animam suam de manu inferi?
93-17 Paulo minus habitasset in inferno anima mea.
-19 Consolationes t. lætificaverunt animam m.
-21 Captabant in animam justi :
96-10 Custodit Dominus animas sanctorum s or.
102- 1 Benedic, anima mea, Domino :
- 2 Benedic, anima mea, Domino :
-22 Benedic, anima, mea Domino.
103- 1 Benedic, anima mea, Domino :
-35 Benedic, anima mea, Domino.
104-18 Ferrum pertransiit animam ejus,
105-15 Et misit saturitatem in animas eorum,
106- 5 Anima eorum in ipsis defecit.
- 9 Quia satiavit animam inanem; et animam esurientem satiavit bonis.
-18 Omnem escam abominata est anima eorum:
-26 Anima eorum in malis tabescebat.
108-20 Loquuntur mala adversus animam meam.
-31 Ut salvam faceret a perseq. animam meam.
114- 4 O Domine, libera animam meam :
- 7 Convertere anima mea in requiem meam :
- 8 Quia eripuit animam meam de morte,
118-20 Concupivit anima mea desiderare justific.
-25 Adhæsit pavimento anima mea :
-28 Dormitavit anima mea præ tædio :
-81 Defecit in salutare tuum anima mea :
-109 Anima mea in manibus meis semper
-129 Ideo scrutata est ea anima mea.
-167 Custodivit anima mea testimonia tua :
-175 Vivet anima mea, et laudabit te :
119- 2 Domine, libera animam meam a labiis
- 6 Multum incola fuit anima mea.
120- 7 Custodiat animam tuam Dominus.
122- 4 Quia multum repleta est anima nostra
123- 5 Torrentem pertransivit anima nostra :
Forsitan pertransisset anima nostra aquam
- 7 Anima nostra sicut passer erepta est
129- 4 Sustinuit anima mea in verbo ejus :
- 5 Speravit anima mea in Domino.
130- 2 Sed exaltavi animam meam :
Ita retributio in anima mea.
137- 3 Multiplicabis in anima mea virtutem.
138-14 Et anima mea cognoscit nimis
140- 8 In te speravi, non auferas animam meam.
141- 5 Non est qui requirat animam meam.
- 8 Educ de custodia animam meam :
142- 3 Persecutus est inimicus animam meam :
- 6 Anima mea sicut terra sine aqua tibi
- 8 Quia ad te levavi animam meam.
145- 1 Lauda, anima mea, Dominum,
Prov. 1-18 Moliuntur fraudes contra animas suas,
-19 Animas possidentium rapiunt.
2-10 Si... et scientia animæ tuæ placuerit :
3-22 Et erit vita animæ tuæ, et gratia faucibus
6-16 Et septimum detestatur anima ejus :
-26 Mulier a. viri pretiosam anima capit.
-30 Furatur e. ut esurientem impleat animam.
-32 Propter cordis inopiam perdet animam suam :
7-10 Mulier... præparata ad capiendas animas :
-23 Quod de periculo animæ illius agitur.
8-36 Qui... peccaverit, lædet animam suam.
10- 3 Non affliget Dominus fame animam justi,
11-17 Benefacit animæ suæ vir misericors :
-25 Anima, quæ benedicit, impinguabitur :
-30 Et qui suscipit animas, sapiens est.
12-10 Novit justus jumentorum suorum animas :
13- 2 Anima autem prævaricatorum iniqua.
- 3 Qui custodit os suum, custodit animam s.
- 4 Anima autem operantium impinguabitur.
- 8 Redemptio animæ viri, divitiæ suæ :
-12 Spes, quæ differtur, affligit animam,
-13 Animæ dolosæ errant in peccatis :
-19 Desid. si compleatur, delectat animam :
-25 Justus comedit, et replet animam suam :
14-10 Cor quod novit amaritudinem animæ
-25 Liberat animas testis fidelis :
15-30 Lux oculorum lætificat animam :
-32 Qui abjicit disciplinam, despicit animam
Prov. 16- 1 Hominis est animam præparare :
-17 Custos animæ suæ servat viam suam.
-24 Dulcedo animæ, sanitas ossium.
-26 Anima laborantis laborat sibi,
18- 7 Et labia ipsius, ruina animæ ejus.
- 8 Animæ autem effœminatorum esurient.
19- 2 Ubi non est scientia animæ, non est bonum :
- 8 Possessor est mentis, diligit animam suam,
-15 Et anima dissoluta esuriet.
-16 Qui custodit mandatum, custodit animam
-18 Ad interfectionem.... ne ponas animam tuam.
20- 2 Qui provocat eum, peccat in animam suam.
21-10 Anima impii desiderat malum,
-23 Custodit ab angustiis animam suam.
22- 5 Custos a. animæ suæ longe recedit ab eis.
- 9 Animam autem aufert accipientium.
-25 Ne forte... sumas scandalum animæ tuæ.
23- 2 Si tamen habes in potestate animam tuam,
-14 Et animam ejus de inferno liberabis.
24-12 Servatorem animæ tuæ nihil fallit,
-14 Sic et doctrina sapientiæ animæ tuæ :
25-13 Qui misit e. animam ips. requiescere facit.
-25 Aqua frigida animæ sitienti,
27- 7 Anima saturata calcabit favum :
Anima esuriens etiam amarum pro dulci sumet.
- 9 Bonis amici consiliis anima dulcoratur.
28-17 Qui calumniatur animæ sanguinem, si
29-10 Justi autem quærunt animam ejus.
-17 Erudi filium... et dabit delicias animæ tuæ.
-24 Qui cum fure participat, odit animam suam.
Eccle. 2-24 Ostendere animæ suæ bona de laboribus
4- 8 Cui laboro et fraudo animam meam bonis?
6- 2 Cui dedit Deus... Nihil deest animæ suæ,
- 3 Anima illius non utatur bonis substantiæ
- 7 Sed anima ejus non implebitur.
7-29 Quam adhuc quærit anima mea,
Cant. 1- 6 Indica mihi, quem diligit anima mea,
3- 1 Per noctes quæsivi quem diligit anima mea
- 2 Per vicos..Quæram,quem diligit anima mea
- 3 Num quem diligit anima mea, vidistis?
- 4 Inveni quem diligit anima mea :
5- 6 Anima mea liquefacta est, ut locutus est :
6-11 Nescivi:Anima mea conturbavit me propter
Sap. 1- 5 In malevolam animam non introibit sapientia
-11 Os autem quod mentitur, occidit animam.
2-22 Nec judicaverunt honorem animar.. sanct..
3- 1 Justorum autem animæ in manu Dei sunt,
-13 Habebit fructum in respectione animarum
4-11 Aut ne fictio deciperet animam illius,
-14 Placita enim erat Deo anima illius :
7-27 Per nationes in animas sanctas se transfert,
8-19 Et sortitus sum animam bonam.
9-15 Quod corrumpitur, aggravat animam
10- 7 Incredibilis animæ memoria stans figm.
-16 Intravit in animam servi Dei,
11-27 Tua sunt, Domine, qui amas animas.
12- 6 Auctores parentes animarum in auxiliat..
13-17 Loqui cum illo, qui sine anima est :
14- 5 Exiguo ligno credunt homines animas suas,
-11 In tentationem animabus hominum,
-26 Dei immemoratio, animarum inquinatio,
-29 Confidunt in idolis, quæ sine anima sunt,
15- 5 Diligit mortuæ imag. effigiem sine anima.
- 8 Repetitus animæ debitum quam habebat.
-11 Inspiravit illi animam quæ operatur,
-14 Infelices supra modum animæ superbi
16- 9 Non est inventa sanitas animæ illorum :
-14 Nec revocabit animam quæ recepta est :
17- 1 Indisciplinatæ animæ erraverunt.
- 8 Expellere se ab anima languente,
-14 Aliquando animæ deficiebant traductione
Eccli. 1-38 Et adducas animæ tuæ inhonorationem,
2- 1 Præpara animam tuam ad tentationem.
-20 In conspect... sanctificabunt animas suas.
4- 2 Animam esurientem ne despexeris :
- 6 Maledicentis e. tibi in amarit. animæ,
- 7 Presbytero humilia animam tuam,
- 9 Non acide feras in anima tua.
-19 Donec... credat animæ illius.
-24 Pro anima tua ne confundaris dicere verum.
-26 Nec adversus animam tuam mendacium.
-33 Pro justitia agonizare pro anima tua,
6- 2 Non te extollas in cogitatione animæ tuæ
- 4 Anima e. nequam disperdet qui se habet,
7-12 Non irrideas hominem in amaritudine animæ :
-22 Non lædas... merc. dantem animam suam.
-23 Sit tibi dilectus quasi anima tua,
-28 Mulier si est tibi secundum animam tuam,
-31 In tota anima tua time Dominum,
-33 Honora Deum ex tota anima tua,
9- 2 Non des mulieri potestatem animæ tuæ
Eccli. 9- 6 Ne des fornicariis animam tuam
10-10 Hic e. et animam suam venalem habet :
-31 Fili, in mansuetudine serva animam tuam
-32 Peccantem in animam suam quis justificabit? et quis honorificabit exhonorantem animam suam?
14- 8 Nequam est. . despiciens animam suam
- 9 Donec consumat arefaciens animam suam.
-16 Da, et accipe, et justifica animam tuam
16-17 Quæ est enim anima mea in tam imm..
-31 Anima omnis vitalis denuntiavit
18-23 Ante orationem præpara animam tuam :
-31 Si præstes animæ tuæ concupiscentias
19- 3 Et tolletur de numero anima ejus.
- 4 Qui delinquit in animam suam,
- 6 Qui peccat in animam suam, pœnitebit :
20- 8 Qui multis utitur verbis, lædet animam
-24 Est qui perdet animam s. præ confusione,
21- 3 Dentes... interficientes animas hominum
-30 Maledicit ipse animam suam.
23- 6 Animæ irreverenti... ne tradas me.
-22 Anima calida quasi ignis ardens,
-25 Contemnens in animam suam,
24- 1 Sapientia laudabit animam suam,
25- 3 Tres species odivit anima mea,
Et aggravor valde animæ illorum :
26-18 Non est immutatio eruditæ animæ.
-20 Pond. non est digna continentis animæ.
27-22 Quoniam vulnerata est anima ejus.
-24 Desperatio est animæ infelicis.
29-20 Dedit enim pro te animam suam.
30- 7 Pro animabus filiorum colligabit vulnera
-12 Non credat tibi, et erit tibi dolor animæ.
-15 Salus animæ in sanctitate justitiæ,
-22 Tristitiam non des animæ tuæ,
-24 Miserere animæ tuæ placens Deo,
31- 2 Infirmitas gravis sobriam facit animam.
-24 Et anima illius cum ipso delectabitur.
-36 Exultatio animæ et cordis, vinum
-37 Sanitas est animæ et corp. sobrius potus.
-39 Amaritudo animæ vinum multum pot..
32-25 Ne ponas animæ tuæ scandalum.
-27 In om. opere tuo crede ex fide animæ tuæ :
33-31 Servus fidelis, sit tibi quasi anima
In sanguine animæ comparasti illum
34-17 Timentis Dominum beata est anima ejus.
-20 Exaltans animam, et illuminans oculos
37- 9 A consiliario serva animam tuam;
-16 Cujus anima est secundum animam tuam :
-18 Anima viri sancti enuntiat aliq. vera,
-21 Vir astutus... animæ suæ inutilis est.
-22 Vir peritus... animæ suæ suavis est.
-25 Est sapiens, animæ suæ sapiens :
-30 Fili, in vita tua tenta animam tuam :
-31 Non omni animæ omne genus placet.
38-39 Accommodantes animam suam,
40-30 Alit enim animam suam cibis alienis.
45-29 Alacritate animæ suæ placuit Deo.
47-16 Et terram retexit anima tua.
49-19 Super omnem animam in origine Adam.
50-27 Duas gentes odit anima mea :
51- 5 De manibus quærentium animam meam,
- 8 Laudabit usque ad mortem anima mea Dominum
-25 Colluctata est anima mea in illa.
-27 Animam meam direxi ad illam,
-32 Animæ vestræ sitiunt vehementer.
-34 Et suscipiat anima vestra disciplinam :
-37 Lætetur anima vestra in misericordia ejus,
Isai. 1-14 Calendas vestras... odivit anima mea
3- 9 Væ animæ eorum, quon. reddita sunt eis mala.
5-14 Propterea dilatavit infernus animam suam,
10-18 Ab anima usque ad carnem consumetur,
15- 4 Moab ululabunt, anima ejus ululabit sibi
26- 8 Memoriale tuum in desiderio animæ.
- 9 Anima mea desideravit te in nocte :
29- 8 Comedit... vacua est anima ejus
Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est
32- 6 Et vacuam faciat animam esurientis,
38-15 Recogitabo... in amaritudine animæ meæ.
-17 Eruisti animam meam ut non periret,
42- 1 Complacuit sibi in illo anima mea
43- 4 Et dabo... populos pro anima tua.
44-20 Non liberavit animam suam, neque dicet :
46- 2 Et anima eorum in captivitatem ibit.
47-14 Non liberabunt animam suam de manu fl..
49- 7 Dicit Dom. ad contemptibilem animam,
51-23 Dixerunt animæ meæ : Incurvare, ut trans..
53-10 Si posuerit pro peccato animam suam,
-11 Pro eo quod laboravit anima ejus
-12 Quod tradidit in mortem animam suam,
55- 2 Delectabitur in crassitudine anima vestra.
- 3 Audite, et vivet anima vestra,
58- 3 Humiliavimus animas nostras, et nescisti?

Isai. 58- 5 Affligere hominem animam suam?
-10 Cum effuderis esurienti animam tuam,
Et animam afflictam repleveris,
-11 Et implebit splendoribus animam tuam,
61-10 Exultabit anima mea in Deo meo:
66- 3 In abomin. anima eorum delectata est.
Jerem. 2-24 In desiderio animæ suæ attraxit ventum
-34 Inventus est sanguis animarum paup.
3-11 Justificavit animam suam aversatrix
4-10 Ecce pervenit gladius usque ad animam?
-19 Vocem buccinæ audivit anima mea,
-30 Amatores tui animam tuam quærent.
-31 Defecit anima mea propter interfectos.
5- 9 In gente tali non ulciscetur anima mea?
-29 Hujusmodi non ulciscetur anima mea
6- 8 Ne forte recedat anima mea a te,
-16 Invenietis refrigerium animabus vestris.
9- 9 In gente huj. non ulciscetur anima mea?
11-21 Qui quærunt animam tuam.
12- 7 Dedi dilectam animam meam in manu
13-17 Plorabit anima mea a facie superbiæ:
14-19 Aut Sion abominata est anima tua?
15- 1 Non est anima mea ad populum istum:
- 9 Quæ peperit septem, defecit anima ejus:
17-21 Dicit Dominus: Custodite animas vestras,
18-20 Quia foderunt foveam animæ meæ?
19- 7 Et in manu quærentium animas eorum:
- 9 Et qui quærunt animas eorum.
20-13 Liberavit animam pauperis de manu malorum.
21- 7 Et in manu quærentium animam eorum
-9 Et erit ei anima sua, quasi spolium.
22-25 Dabo te in manu quærentium animam tuam,
-27 Levant animam suam ut revertantur illuc
26-16 Facimus malum gr. contra animas nostras.
31-12 Eritq. anima eorum quasi hortus irriguus,
-14 Inebriabo animam sacerdotum pinguedine,
-25 Quia inebriavi animam lassam
32-41 Plantabo eos... in tota anima mea.
34-20 In manus quærentium animas eorum,
-21 In manus quærentium animas eorum,
37- 8 Nolite decipere animas vestras, dicentes:
38-16 VivitDominus,qui fecit nobis animam hanc,
Qui quærunt animam tuam.
-17 Vivet anima tua, et civitas hæc non succ..
-20 Bene tibi erit, et vivet anima tua.
39-18 Sed erit tibi anima tua in salutem:
40-14 Misit Ismahel... percutere animam tuam.
-15 Percutiam Ism... ne interficiat animam t.
42-20 Quia decepistis animas vestras:
43- 6 Omnem animam, quam reliquerat Nab...
44- 7 Quare vos facitis... contra animas vestras,
-14 Ipsi elevant animas suas ut revertantur,
-30 Et in manu quærentium animam illius
In manu quærentis animam ejus.
45- 5 Dabo tibi animam tuam in salutem,
46-26 Dabo eos in manus quær. animas eorum:
48- 6 Fugite, salvate animas vestras:
49-37 In conspectu quærentium animam eorum,
50-19 In monte Ephr... saturabitur anima ejus.
51- 6 Salvet unusquisque animam suam:
-14 Juravit Dominus exerc. per animam suam:
52-29 De Jerusalem animas octingentas
-30 Transtulit... animas Judæorum sept...
Omnes ergo animæ, quatuor millia...
Thren. 1-11 Pro cibo ad refocillandam animam:
-16 Convertens animam meam:
-19 Ut refocillarent animam suam
2-12 Cum exhalarent animas suas in manu
-19 Leva ad eum manus tuas pro anima parv.
3-17 Et repulsa est a pace anima mea.
-20 Et tabescet in me anima mea.
-24 Pars mea Dominus, dixit anima mea:
-25 Bonus et Dom. animæ quærenti illum.
-51 Oculus meus deprædatus est animam
5- 9 In animabus nostris afferebamus panem
Baruc. 2-18 Sed anima, quæ tristis est super magn.
Anima esuriens dat tibi gloriam
3- 1 Anima in angustiis... clamat ad te.
6- 6 Ipse autem exquiram animas vestras.
Ezech. 3-19 Tu autem animam tuam liberasti.
-21 Et tu animam tuam liberasti.
4-14 A, a, a, Dominus Deus, ecce anima mea non est polluta:
7-19 Animam suam non saturabunt,
13-18 Faciunt cervicalia sub capite... ad capiendas animas, et cum caperent animas Populi mei, vivificabant animas eorum.
-19 Ut interficerent animas quæ non moriuntur,
Et vivificarent animas quæ non vivunt
-20 Quibus vos capitis animas volantes:
Et dimittam animas quas vos capitis, animas ad volandum.
14-14 Ipsi justitia sua liberabunt animas suas,

Ezech. 14-20 Ipsi justitia sua liberabunt animas suas.
16- 5 Projecta es... in abjectione animæ tuæ
-27 Dabo te in animas odientium te filiarum
17-17 Ut interficiat animas multas.
18- 4 Ecce omnes animæ meæ sunt: ut anima patris, ita et anima filii mea est: anima, quæ peccaverit, ipsa morietur.
-20 Anima, quæ peccaverit, ipsa morietur:
-27 Ipse animam suam vivificabit.
22-25 Sicut leo... animas devoraverunt,
23-17 Et saturata est anima ejus ab illis.
-18 Et recessit anima mea ab ea, sicut
Recesserat anima mea a sorore ejus.
-22 De quibus satiata est anima tua:
-28 In manibus de quibus saturata est anima tua
24-21 Et super quo pavet anima vestra
-25 Super quo requiescunt animæ eorum,
27-31 Plorabunt te in amaritudine animæ
32-10 Obstupescent... pro anima sua in die ruinæ
33- 5 Si a. se custodierit, animam suam salvabit.
- 6 Veneritq. gladius et tulerit de eis animam:
- 9 Porro tu animam tuam liberasti.
47- 9 Et omnis anima vivens, quæ serpit,
Dan. 3-86 Benedicite... et animæ justorum Domino:
Osee. 4- 8 Ad iniquit.. et sublevabunt animas eorum.
9- 4 Panis eor. animæ ips. non intrabit in domum Domini.
Amos. 2-14 Et robustus non salvabit animam suam:
-15 Ascensor equi non salvabit animam suam:
6- 8 Juravit Dominus Deus in anima sua,
Jonæ. 1-14 Ne pereamus in anima viri istius,
2- 6 Circumd. me aquæ usque ad animam:
- 8 Cum angustiaretur in me anima mea,
4- 3 Tolle, quæso, animam meam a me:
- 8 Et petivit animæ suæ ut moreretur,
Mich. 6- 7 Numquid dabo... pro peccato animæ meæ?
7- 1 Præcoquas ficus desideravit anima mea.
- 3 Magnus locutus est desiderium animæ suæ,
Habac. 2- 4 Non erit recta anima ejus in semetipso:
- 5 Qui dilatavit quasi infernus animam suam:
-10 Concidisti... et peccavit anima tua.
Aggæi. 2-14 Si tetigerit pollutus in anima
Zach. 11- 8 Contracta est anima mea in eis:
Si quidem et anima eorum variavit in me.
1 Mac. 1-51 Coinquinari animas eorum in om. imm.
2-38 Usque ad mille animas hominum
-40 Non pugnaverimus... pro animabus nostris
-50 Date animas vestras pro testamento
3-21 Nos vero pugnabimus pro animabus nostris,
9- 2 Peremerunt animas hominum multas.
- 9 Sed liberemus animas nostras modo,
10-33 Omnem animam Judæorum quæ captiva
12-51 Quia pro anima res est illis, reversi sunt:
13- 5 Non mihi contingat parcere animæ meæ
2 Mac. 6-30 Secundum animam vero propter timorem
7-22 Neque enim ego... animam donavi vobis
-37 Animam et corpus meum trado pro patriis
14-38 Corpusq. et animam tradere contentus
Matth. 2-20 Defuncti... qui quærebant animam pueri.
6-25 Ne solliciti simus animæ vestræ quid m...
Nonne anima plus est quam esca?
10-28 Animam autem non possunt occidere,
Timete eum qui potest et animam.. perdere
-39 Qui invenit animam suam, perdet illam
Qui perdiderit animam suam propter me,
11-29 Invenietis requiem animabus vestris
16-25 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
Qui a. perdiderit animam suam propter me
-26 Animæ vero suæ detrimentum patiatur?
Quam dabit homo commut. pro anima sua?
20-28 Non venit Filius... dare animam suam,
22-37 Diliges Dominum... in tota anima tua,
26-38 Tristis est anima mea usque ad mortem:
Marc. 3- 4 Licet... animam salvam facere, an perdere?
8-35 Qui e. voluerit animam s. salvam facere,
Qui a. perdidit animam suam propter me
-36 Et detrimentum animæ suæ faciat?
-37 Quid dabit homo commut. pro anima sua?
10-45 Non venit ut... et daret animam suam
12-30 Diliges Dominum... ex tota anima tua,
-33 Et ut diligatur... ex tota anima
14-34 Tristis est anima mea usque ad mortem:
Luc. 1-46 Magnificat anima mea Dominum:
2-35 Tuam ipsius animam pertransibit gladius,
6- 9 Si licet.. animam salvam facere, an perdere?
9-24 Qui e. voluerit animam suam salvam facere,
Nam qui perdiderit animam s. propter me
-56 Filius hominis non venit animas perdere.
10-27 Diliges Dominum... ex tota anima tua,
12-19 Et dicam animæ meæ:
Anima, habes multa bona posita in annos
-20 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te;
-22 Nolite solliciti esse animæ vestræ quid manducetis

Luc. 12-23 Anima plus est quam esca,
14-26 Non odit patrem.. adhuc a. et animam suam
17-33 Quic.quæsierit animam suam salvam facere,
21-19 In patientia vestra possidebitis animas vestras.
Joan. 10-11 Bonus pastor animam suam dat pro ovibus
-15 Animam meam pono pro ovibus meis.
-17 Quia ego pono animam meam, ut iterum
-24 Quousque animam nostram tollis?
12-25 Qui amat animam suam, perdet eam: et qui Odit animam suam in hoc mundo,
-27 Nunc anima mea turbata est.
13-37 Animam meam pro te ponam.
-38 Animam tuam pro me pones?
15-13 Ut animam suam ponat quis pro amicis
Act. 2-27 Non derelinques animam meam in inferno,
-41 Appositæ sunt in die illa animæ circiter
-43 Fiebat autem omni animæ timor:
3-23 Omnis anima, quæ non audierit proph.
4-32 Credentium erat cor unum et anima una:
7-14 Om. cog..in animabus septuaginta quinque.
14- 2 Ad iracundiam concitaverunt animas
-21 Confirmantes animas Discipulorum
15-24 Turbaverunt... evertentes animas vestras,
-26 Qui tradiderunt animas s. pro nomine
20-10 Nolite turbari, anima e. ipsius in ipso est.
-24 Nec facio animam meam pretiosiorem
27-10 Sed etiam animarum nostrarum
-22 Amissio e. nullius animæ erit ex vobis,
-37 Eramus vero universæ animæ in navi
-44 Ut omnes animæ evaderent ad terram.
Rom. 2- 9 Angustia in omnem animam hominis oper.
11- 3 Ego... solus, et quærunt animam meam.
13- 1 Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit
16- 4 Pro anima mea suas cervices supposuerunt.
1 Cor. 14- 7 Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia,
15-45 Factus est primus homo Adam
2 Cor. 1-23 Testem Deum invoco in animam meam,
12-15 Superimpendar ipse pro animabus vestris:
Philip. 2-30 Ad mortem accessit, tradens animam suam,
1 Thes. 2- 8 Volebamus tradere... etiam animas nostras:
5-23 Ut integer spiritus vester, et anima,
Hebr. 4-12 Pertingens usque ad divisionem animæ
6-19 Quam sicut anchoram habemus animæ
10-38 Si subtraxerit se, non placebit animæ meæ.
-39 Filii... fidei in acquisitionem animæ.
13-17 Rationem pro animabus vestris reddituri,
Jacob. 1-21 Verbum, quod potest salvare animas vestras.
5-20 Salvabit animam ejus a morte,
1 Petr. 1- 9 Reportantes... salutem animarum.
-22 Animas vestras castificantes in obed...
2-11 Desid., quæ militant adversus animam,
-25 Conversi estis nunc ad.. episcop. animarum
3-20 Octo animæ salvæ factæ sunt per aquam.
4-19 Commendent animas suas in benefactis.
2 Petr. 2- 8 Animam justam iniq. oper. cruciabant.
-14 Pellicientes animas instabiles,
1 Joan. 3-16 Quoniam ille animam suam pro nobis posuit
Debemus pro fratribus animas ponere.
3 Joan. - 2 Sicut prospere agit anima tua.
Apoc. 6- 9 Vidi subtus altare animas interfectorum
8- 9 Quæ habebant animas in mari,
12-11 Non dilexerunt animas s. usque ad mortem.
16- 3 Omnis anima vivens mortua est in mari.
18-13 Mancipiorum et animarum hominum.
-14 Poma desiderii animæ tuæ discesserunt
20- 4 Animas decollatorum propter testimon...

ANIMADVERTO.

Gen. 31- 2 Animadvertit quoque faciem Laban,
1 Reg. 4-20 Quæ non respondit eis, neque animadvertit.
24-12 Animadverte... non est in manu m. malum.
2 Reg. 24-20 Animadvertit regem... transire ad se:
3 Reg. 20- 7 Animadvertite... quoniam insidietur nobis;
4 Reg. 4- 9 Animadverto quod vir Dei sanctus est ille,
5- 7 Animadvertite... quod occasiones quærat
1 Par. 19- 3 Nec animadvertis, quod ut explorent,
Prov. 1- 6 Animadvertet parabolam,
8- 5 Et insipientes animadvertite.
28- 5 Qui a. inquirunt Dom. animadvertunt omnia
Eccle. 2-15 Animadverti quod hoc quoq. esset vanitas.
4- 4 Industrias animadverti patere invidiæ
Dan. 9-23 Tu ergo animadverte sermonem,
-25 Scito ergo, et animadverte:
14-18 Animadverte cujus vestigia sint hæc.

ANIMÆQUIOR.

Sap. 18- 6 Ut vere scientes... animæquiores essent
Baruc. 4- 5 Animæquior esto populus Dei,
-21 Animæquiores estote filii,
-27 Animæquiores estote filii,

Baruc. 4-30 Animæquior esto Jerusalem,
Marc. 10-49 Animæquior esto : Surge, vocat te.
Act. 27-36 Animæquiores autem facti omnes,

ANIMAL.

Gen. 7-14 Et omne animal secundum genus suum,
9- 2 Tremor sit super cuncta animalia terræ,
Exod. 9- 6 De animalibus vero fil. Israël nihil omn. periit
12-21 Ite tollentes animal per familias vestras,
Levit. 7-24 Ejus animalis quod a bestia captum est,
-26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo
11- 2 Hæc sunt animalia quæ comedere debetis
-26 Omne animal quod habet quidem ung...
-39 Si mortuum fuerit animal quod licet
22-24 Omne animal, quod vel contritis, vel tusis,
24-18 Qui percusserit animal, reddet vicarium,
27- 9 Animal a. quod immolari potest Domino
-11 Animal immundum quod imm. non potest
-27 Quod si immundum est animal, redimet
-28 Quod Domino consecratur... sive animal,
Num. 18-15 Omne animal quod immundum est,
22-30 Dixit asina : Nonne animal tuum sum,
32- 1 Cumq. vidissent... aptas animalibus alendis
- 4 Regio uberrima est ad pastum animalium
Deut. 14- 4 Hoc est animal quod comedere debetis
- 6 Omne animal, quod in duas partes findit
2Esdr. 2-12 Non erat mecum, nisi animal cui sedebam.
Tobiæ. 9- 3 Obsecro te, ut assumas tibi animalia
11- 3 Simul cum conjuge tua, et cum animalibus.
Psal. 67-11 Animalia tua habitabunt in ea :
103-25 Animalia pusilla cum magnis :
144-16 Et imples omne animal benedictione.
Sap. 7-20 Naturas animalium, et iras bestiarum,
11-16 Immisisti illis multit. mut. animalium
12-24 Quæ in animalibus sunt supervacua,
13-10 Similitudines animalium, aut lapidem
-14 Aut alicui ex animalibus illud comparet,
15-18 Sed et animalia miserrima colunt :
-19 Nec... ex his animalibus bona potest consp.
16-18 Quæ ad impios missa erant animalia :
17- 9 Transitu animalium... sibilatione commoti,
-18 Ludentium animalium cursus invisus,
19-10 Pro natione animalium eduxit terra muscas
-20 Corruptibilium animalium non vexaverunt
Eccli. 13-19 Omne animal diligit simile sibi :
Isai. 40-16 Animalia ejus non sufficient ad holocaustum.
63-14 Quasi animal in campo descendens,
Jerem. 12- 4 Consumptum est animal et volucre
Ezech. 1- 5 In medio ej. similitudo quatuor animalium,
-13 Et similitudo animalium, aspectus
Hæc erat visio discurrens in medio animalium
-14 Et animalia ibant, et revertebantur
-15 Cumque aspicerem animalia, apparuit
Rota una super terram juxta animalia,
-19 Cumque ambularent animalia
Et cum elevarentur animalia de terra,
-22 Similitudo super capita animalium
3-13 Vocem alarum animalium percut...
Et vocem rotarum sequentium animalia.
8-10 Ecce omnis similitudo... animalium
10-15 Ipsum est animal, quod videram
-20 Ipsum est animal, quod vidi subter
Dan. 4- 9 Subter eam habitabant animalia
Joel. 1-18 Quid ingemuit animal, mugierunt
2-22 Nolite timere animalia regionis
Habac. 2-17 Vastitas animalium deterrebit eos
Hebr. 13-11 Quorum e. animalium infertur sanguis
2Petr. 2-16 Subjugale mutum animal hominis voce
Judæ. -10 Natural., tanquam muta animalia, norunt,
Apoc. 4- 6 Quatuor animalia plena oculis
- 7 Et animal primum simile leoni,
Secundum animal simile vitulo,
Tertium animal habens faciem quasi hominis,
Quartum animal simile aquilæ volanti.
- 8 Et quatuor animalia, singula eorum habeb.
- 9 Cum darent illa animalia gloriam,
- 6 Ecce in medio throni et quat. animalium
- 8 Quatuor animalia... ceciderunt
5-11 Audivi vocem Angelorum... et animalium
-14 Quatuor animalia dicebant : Amen.
6- 1 Audivi unum de quatuor animalibus,
- 3 Audivi secundum animal, dicens : Veni
- 5 Audivi tertium animal, dicens : Veni et vide
- 6 In medio quatuor animalium dicentium :
- 7 Audivi vocem quarti animalis
7-11 In circuitu throni...et quatuor animalium :
14- 3 Ante sedem et ante quatuor animalia,
15- 7 Unum de quatuor animalibus dedit
19- 4 Et ceciderunt... et quatuor animalia.

ANIMALIS.

1Cor. 2-14 Animalis a. homo non percipit ea
15-44 Seminatur corpus animale,
Si est corpus animale, est et spiritale
-46 Quod animale : Deinde quod spiritale.
Jacob. 3-15 Sed terrena, animalis, diabolica.
Judæ. -19 Animales, Spiritum non habentes.

ANIMANTIA.

Gen. 1-28 Dominamini... et universis animantibus
-30 Et cunctis animantibus terræ,
2-19 De humo cunctis animantibus terræ,
-20 Appellavitq. Adam... cuncta animantia,
3- 1 Serpens erat callidior c. animantibus
-14 Maledictus es inter omnia animantia
6- 7 Delebo... ab homine usque ad animantia.
-19 Ex cunctis animantibus... bina induces
7- 2 Ex omnibus animantibus mundis tolle
De animantibus vero immundis duo et d.
- 8 De animantibus quoque mundis et imm.
-21 Consumptaq. est om. caro... animantium,
8- 1 Recordatus... cunctorumq. animantium,
17 Cuncta animantia quæ sunt apud te,
-19 Sed et omnia animantia, jumenta et
Exod. 9- 6 Mortuaq. sunt omnia animantia Ægypt.
12-38 Et animantia diversi generis multa nimis.
34-19 De cunctis animantibus... meum erit.
Levit. 11- 2 Comed. debetis de cunctis animantibus
-27 Ex cunctis animantibus quæ incedunt
-46 Ista est lex animantium ac volucrum,
19-19 Jumentum tuum non facies coïre cum alterius generis animantibus
Num. 31-30 Accipies quinquag... cunct. animantium,
Josue. 8- 2 Omnia animantia diripietis vobis :

ANIMOSITAS.

Eccli. 1-28 Iracundia enim animositas illius
31-40 Ebrietatis animositas, imprudentis...
2Cor. 12-20 Ne forte... animositates... sint inter vos.
Hebr. 11-27 Non veritus animositatem regis :

ANIMUS.

Gen. 26-35 Quæ ambæ offenderant animum Isaac et R.
Exod. 35- 5 Prono animo offerat eas Domino
Deut. 8- 2 Nota fierent quæ in tuo animo versabantur.
11-18 Ponite hæc verba in... animis vestris,
17-17 Non habebit uxores plurimas, quæ alliciant animum ejus.
18-22 Per tumorem animi sui propheta confinxit :
21-14 Si a. postea non sederit animo tuo,
Josue. 9- 2 Pugnarent contra Josuë et Isr. uno animo,
22-22 Si prævaricationis animo hoc altare constr.
23-14 Et toto animo cognoscetis, quod de...
Judic. 16-15 Cum animus tuus non sit mecum ?
-18 Quod confessus ei esset omnem animum
-20 Dixit in animo suo : Egrediar sicut ante
18-25 Veniant ad te viri animo concitati,
Ruth. 1-18 Quod obstinato animo Ruth decrevisset
1Reg. 1-10 Cum esset Anna amaro animo, oravit
14- 7 Fac omnia quæ placent animo tuo :
22- 2 Oppressi ære alieno et amaro animo :
2Reg. 17- 8 Tu nosti... esse fortissimos et amaro animo,
1Reg. 21- 7 Comede panem, et æquo animo esto,
2Par. 28- 9 Servito ei... animo voluntario,
Tobiæ. 5-13 Cui ait juvenis : Forti animo esto,
7-20 Dixitq. ei : Forti animo esto, filia mea.
Judith. 1-11 Qui omnes uno animo contradixerunt,
7-23 Æquo animo estote, fratres,
9-14 Da mihi in animo constantiam,
11- 1 Dixit ei : Æquo animo esto, et noli pavere
- 6 Nuntiatur e. animi tui industria univ...
14-17 Turbati sunt animi eorum valde.
Esth. 4- 1 Ostendens amaritudinem animi sui,
11-12 Fixum habebat in animo scire cupiens
15- 8 Ipsa a. tristem celabat animum.
16- 9 Ex animi nostri venire levitate,
-19 Aman... et animo et gente Macedo...
Prov. 11-13 Qui a. fidelis est animi, cela amici comm.
15-13 In mœrore animi dejicitur spiritus.
16-32 Melior est... qui dominatur animo suo
17-22 Animus gaudens ætatem floridam facit
19- 3 Et contra Deum fervet animo suo.
23-15 Fili mi, si sapiens fuerit animus tuus,
-19 Dirige in via animum tuum.
31- 6 Date .. vinum his qui amaro sunt animo :
Eccle. 1-13 Proposui in animo quærere
2- 3 Ut animum meum transferrem ad sap...
-11 Vidi in omnibus... afflictionem animi
4- 6 Melior est pugillus... afflictione animi
7- 4 Per trist. vultus corrigitur animus delinq.
-26 Lustravi universa animo meo, ut scirem
Prolog.Eccli. Magis magisque attendant animo,
Et illis qui volunt animum intendere,
Eccli. 6-27 In omni animo tuo accede ad illam,
-33 Si accommodaveris animum t. sapiens eris.
7- 9 Noli esse pusillanimis in animo tuo :
12-11 Adjice animum tuum et custodi te
13-15 Immitis animus illius conservabit verba
14- 2 Felix, qui non habuit animi sui tristitiam,
- 4 Qui acervat ex animo suo injuste,
19-16 Est qui labitur lingua, sed non ex animo.
27-17 Non inveniet amicum ad animum suum.
29-11 Super humilem animo fortior esto,
35-10 Bono animo gloriam redde Deo :
37- 6 Non obliviscaris amici tui in animo tuo
- 9 Ipse enim animo suo cogitabit :
Præf. Thren. Amaro animo suspirans, et ejulans
Ezech. 25-15 Et ulti se sunt toto animo,
36- 5 Cum gaudio, et toto corde, et ex animo :
Dan. 3-39 In animo contrito... suscipiamur.
1 Mac. 3-27 Ut audivit... iratus est animo :
-31 Et consternatus erat animo valde
4-27 Auditis, consternatus animo deficiebat :
8-27 Adjuvabant Romani ex animo,
10-74 Ut audivit a. Jonathas... motus est animo
2 Mac. 1- 3 Faciatis ej. voluntatem... animo volenti.
2-26 Curavimus... ut esset animi oblectatio :
3- 1 Et animos odio habentes mala,
-16 Declarabat internum animi dolorem.
4-25 Animos vero crudelis tyranni... gerens.
-37 Contristatus itaque animo Antiochus
-38 Accensisq. animis, Andronicum purpura...
-40 Animis ira repletis, Lysimachus arm...
5-11 Profectus ex Ægypto efferatis animis,
6-23 Si prompto animo, ac fortiter... perfungar
7-12 Mirarentur adolescentis animum,
-20 Bono animo ferebat, propter spem
-21 Fœm. cog. masculinum animum inserens,
9- 7 Ignem spirans animo in Judæos,
10-28 Illi a. ducem belli animum habebant.
-35 Accensi animis propter blasphemiam
Feroci animo incedentes ascendebant :
11- 8 Cumq. pariter prompto animo procederent
- 9 Tunc omnes... convaluerunt animis :
-26 Ut cognita... bono animo sint
13- 4 Rex regum suscitavit animos Antiochi
14-18 Nicanor tamen, audiens...animi magnitud.
-24 Habebat a. Judam semper charum ex animo
-45 Cum adhuc spiraret, accensus animo surrexit :
15-10 Ita animis eorum erectis,
-17 Et animi juvenum confortari.
-30 Animo mori pro civibus paratus erat,
Act. 18-12 Insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum,
19-29 Impetum fecerunt uno animo in theatrum
24-10 Bono animo pro me satisfaciam
27-22 Nunc suadeo vobis bono animo esse,
-25 Propter quod bono animo estote viri :
2 Cor. 8-11 Promptus est animus voluntatis,
9- 2 Scio enim promptum animum vestrum :
Ephes. 6- 6 Facientes voluntatem Dei ex animo,
Philip. 2-19 Ut et ego bono animo sim,
Colos. 3-21 Ut non pusillo animo fiant.
-23 Quodcumque facitis, ex animo operamini,
Hebr. 12- 3 Ut ne fatigemini, animis vest. deficientes.
Jacob. 1- 8 Vir duplex animo, inconstans est
4- 8 Purificate corda, duplices animo.
5-13 Æquo animo est ? Psallat.
1 Petr. 5- 3 Sed forma facti gregis ex animo.

ANNA I. *Mater Samuelis.*

1 Reg. 1- 2 Habuit duas uxores, nomen uni Anna
Annæ autem non erant liberi.
- 5 Annæ a. dedit partem unam tristis,
Quia Annam diligebat,
- 8 Anna, cur fles ? et quare non comedis ?
- 9 Surrexit a. Anna postquam comederat
-10 Cum esset Anna amaro animo, oravit
-13 Porro Anna loquebatur in corde suo,
-15 Respondens Anna : Nequaquam, inquit,
-19 Cognovit a. Elcana Annam uxorem suam
-20 Post circulum dierum, concepit Anna
-22 Anna non ascendit : dixit e. viro suo :
-26 Et ait Anna : Obsecro, mi Domine
-28 Et oravit Anna, et ait :
2-21 Visitavit ergo Dominus Annam,

ANNA II. *Uxor Tobiæ.*

Tobiæ. 1- 9 Accepit uxorem Annam de tribu sua,
2-19 Anna vero uxor ejus ibat ad opus text...
10- 3 Cœpit a. contrist... et Anna uxor ej. eum eo :
11- 5 Anna a. sedebat secus viam quotidie

ANNA III. *Uxor Raguelis.*

Tobiæ. 7- 2 Raguel, dixit Annæ uxori suæ :
- 8 Anna uxor ejus, et Sara ips. filia,
-18 Vocavitq. Raguel ad se Annam uxorem
8-16 Raguel videlicet et Anna uxor ejus,

ANNA IV. *Prophetissa.*

Luc. 2-36 Et erat Anna prophetissa filia Phanuel

ANNALES.

Esth. 2-23 Et annalibus traditum coram rege.
6- 1 Jussitq. sibi afferri historias et annales

ANNAS.

Princeps sacerdotum ad quem ductus est Jesus Christus.

Luc. 3- 2 Sub principibus sacerdotum Anna et Caïpha:
Joan. 18-13 Et adduxerunt eum ad Annam primum
-24 Et misit eum Annas ligatum ad Caïpham.
Act. 4- 6 Annas princeps sacerdotum et Caïphas

ANNICULUS, A

Exod. 12- 5 Erit a. agnus... anniculus :
29-38 Agnos anniculos duos per singulos dies
Levit. 9 -3 Tollite... vitulum atque agnum anniculos.
12- 6 Deferet agnum anniculum in holocaustum,
14-10 Assumet... ovem anniculam absq. macula,
23-12 Cædetur agnus immaculatus anniculus
-18 Septem agnos immaculatos anniculos,
-19 Duosque agnos anniculos hostias pacificorum.
Num. 6-12 Offerens agnum anniculum pro peccato :
-14 Offeret.. agnum anniculum immaculatum
Et ovem anniculam immaculatam
7-15 Agnum anniculum in holocaustum
-21 *Idem.* 27 *idem.* 33 *idem.* 39 *idem.*
-45 *Idem.* 51 *idem.* 57 *idem.* 63 *idem.*
-69 *Idem.* 75 *idem.* 81 *idem.*
-17 Agnos anniculos quinque.
-23 *Idem.* 29 *idem.* 35 *idem.* 41 *idem.*
-47 *Idem.* 53 *idem.* 59 *idem.* 65 *idem.*
-71 *Idem.* 77 *idem.* 83 *idem.*
-87 Agni anniculi duodecim,
-88 Agni anniculi sexaginta.
15-27 Offeret capram anniculam pro peccato
28- 3 Agnos anniculos immaculatos duos
- 9 Offeretis duos agnos anniculos immac..
-11 Agnos anniculos septem immaculatos,
-19 Agnos anniculos immaculatos septem :
-27 Agnos anniculos immaculatos septem :
29- 2 *Idem.* 8 *idem.* 13 *idem.* 17 *idem.*
-20 *Idem.* 23 *idem.* 26 *idem.* 29 *idem.*
-32 *Idem.* 36 *idem.*
Mich. 6- 6 Numquid offeram ei... vitulos anniculos?

ANNIVERSARIA.

Judic. 21-19 Ecce solemnitas D. est Silo anniversaria.

ANNONA.

3 *Reg.* 4- 7 Præbebant annonam regi et domui ejus
4 *Reg.* 25-30 Annonam quoque constituit ei sine intermissione
1 *Esdr.* 7-24 Annonas non habeatis potestatem imponendi
2 *Esdr.* 5-14 Ego et fratres mei annonas... non comedimus
-18 Insuper et annonas ducatus mei non quæsivi.
Judith. 5-15 Per an. 40 annonarum de cœlo consecuti sunt.
Dan. 1- 5 Constituit eis rex annonam per singulos dies.

ANNUALIS.

Eccli. 37-14 Cum operario annuali de consummat..

ANNULO.

Eccli. 21- 5 Objurgatio et injuriæ annulabunt substantiam : Et domus quæ nimis locuples est, annulabitur superbia.

ANNULUS.

Gen. 38-18 Respondit : Annulum tuum, et armillam
-25 Cognosce cujus sit annulus, et armilla
41-42 Tulitque annulum de manu sua, et dedit
Exod. 26-29 Fundes in eis annulos aureos,
27- 4 Erant quatuor annuli ænei,
28-23 Et duos annulos aureos, quos pones
-26 Facies et duos annulos aureos,
-27 Nec non et alios duos annulos aureos,
-28 Et stringatur rationale annulis suis
Cum annulis superhumeralis vitta
30- 4 Et duos annulos aureos sub corona
35-11 Annulos, et tabulata cum vectibus,
-22 Præbuerunt armillas et inaures, annulos
37- 3 Conflans quatuor annulos aureos per quatuor.
Duos annulos in latere uno et duos in altero.
- 5 Et quos misit in annulos, qui erant in
-27 Et duos annulos aureos sub corona
Exod. 38- 5 Fusis quatuor annulis per totidem
39-16 Duos uncinos, totidemq. annulos aureos.
Porro annulos posuerunt in utroque
-32 Obtulerunt... annulos, tabulas vectes
Num. 31-50 Annulos et dextralia, ac munerulas
3 *Reg.* 21- 8 Signavit eos annulo ejus, et misit
Judith. 10- 3 Assumpsitq. lilia, et inaures, et annulos,
Esth. 3-10 Tulit ergo rex annulum, quo utebatur,
-12 Et litteris signatæ ipsius annulo,
8- 2 Tulitq. rex annulum, quem ab Aman
- 8 Signantes litteras annulo meo.
Et illius annulo signatæ erant,
-10 Epistolæ... annulo ipsius obsignatæ sunt,
Isai. 3-21 Annulos, et gemmas in fronte pendentes,
Jerem. 22-24 Annulus in manu dextera mea, inde evellam
Daniel 6-17 Quem obsignavit rex annulo suo, et
Annulo optimatum suorum, ne quid fieret
14-10 Et claude ostium et obsigna annulo tuo
-13 Et signantes annulo regis abierunt
1 *Mac.* 6-15 Dedit ei diadema... et annulum,
Luc. 15-22 Et date annulum in manum ejus,
Jacob. 2- 2 Aureum annulum habens in veste candida,

ANNUMERO.

Num. 2- 9 Univ.. qui in castris Judæ annumerati sunt,
1 *Reg.* 18-27 Annumeravit ea regi, ut esset gener ejus.
1 *Par.* 23-14 Annumerati sunt in tribu Levi.
1 *Esdr.* 1- 8 Annumeravit ea Sassabasar principi Juda
Act. 1-26 Annumeratus est cum undecim Apostolis
Hebr. 7- 6 Cujus a. generatio non annumeratur in eis,

ANNUNTIATIO.

1 *Joan.* 1- 5 Et hæc est annuntiatio, quam audivimus
3-11 Hæc est annuntiatio, quam audistis

ANNUNTIATIOR.

Act. 17-18 Nov. dæmon. videtur annuntiator esse,

ANNUNTIO.

Gen. 26-32 Annuntiantes ei de puteo quem foderant,
49- 1 Ut annuntiem quæ ventura sunt vobis
Exod. 19- 3 Hæc annuntiabis filiis Israël,
Deut. 5- 5 Ut annuntiarem vobis verba ejus :
32- 7 Interroga patrem t. et annuntiabit tibi
1 *Reg.* 11 9 Et annuntiaverunt viris Jabes : qui lætati
17-31 Et annuntiata sunt in conspectu Saül,
19-11 Quod cum annuntiasset David Michol uxor
22- 8 Non est qui vicem meam... annuntiet mihi
-21 Annuntiavit ei quod occidisset Saül sacerd.
-22 Quod... procul dubio annuntiaret Saüli :
23- 1 Annuntiaverunt David, dicentes : Ecce Phil.
31- 9 Ut annuntiaretur in templo idolorum,
2 *Reg.* 1-20 Nolite annuntiare in Geth, neque annuntietis in compitis Ascalonis :
4-10 Qui annuntiaverat mihi, et dixerat :
4 *Reg.* 6-13 Annuntiaveruntque ei dicentes : Ecce in Dothan.
1 *Par.* 16-23 Annuntiate ex die in diem salutare ejus.
17-10 Annuntiabo ergo tibi, quod ædificaturus sit
2 *Par.* 18-12 En verba... uno ore bona regi annuntiant :
Judith. 10-16 Duxeruntque illam... annuntiantes eam.
Job. 33-23 Ut annuntiet hominis æquitatem
36-33 Annuntiat de ea amico suo,
Psal. 9-12 Annuntiate inter gentes studia ejus :
-15 Ut annuntiem omnes laudationes tuas
18- 2 Opera manuum ejus annuntiat firmamentum.
21-32 Annuntiabitur Domino generatio ventura,
Et annuntiabunt cœli justitiam ejus populo
29-10 Aut annuntiabit veritatem tuam ?
37-19 Quoniam iniquitatem meam annuntiabo :
39- 6 Annuntiavi et locutus sum :
-10 Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia
43- 2 Patres nostri annuntiaverunt nobis,
49- 6 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus :
50-17 Et os meum annuntiabit laudem tuam.
54-18 Vespere, et mane, et meridie... annuntiabo :
55- 9 Vitam meam annuntiavi tibi :
58-13 De exec. et mendacio annuntiabuntur
63-10 Et annuntiaverunt opera Dei :
70-15 Os meum annuntiabit justitiam tuam :
-18 Donec annuntiem brachium tuum
72-28 Ut annuntiem omnes prædicationes
74-10 Ego autem annuntiabo in sæculum,
78-13 In gen. annuntiabimus laudem tuam.
88- 2 Annuntiabo veritatem tuam in ore meo.
91- 3 Ad annuntiandum mane misericordiam
-16 Ut annuntient : Quoniam rectus Dominus
95- 2 Annuntiate de die in diem salutare ejus.
- 3 Annuntiate inter gentes gloriam ejus,
96- 6 Annuntiaverunt cœli justitiam ejus :
101-22 Ut annuntient in Sion nomen Domini :
Psal. 104- 1 Annuntiate inter gentes opera ejus.
106-22 Annuntient opera ejus in exultatione.
110- 6 Virtutem operum s. annuntiabit populo
147-19 Qui annuntiat verbum suum Jacob ;
Eccle. 10-20 Qui habet pennas annuntiabit sententiam.
Eccli. 42-15 Et quæ vidi annuntiabo.
-19 Annuntians quæ præterierunt,
43- 2 Sol in aspectu annuntians in exitu,
Isai. 12- 5 Annuntiate hoc in universa terra.
19-12 Ubi nunc sunt sapientes tui? annuntient tibi,
21- 6 Quodcumque viderit annuntiet.
-10 Quæ audivi... annuntiavi vobis.
40-21 Numquid non annuntiatum est vobis ab initio?
41-23 Annuntiate quæ ventura sunt in futurum
-26 Quis annuntiavit ab exordio ut sciamus
Non est, neque annuntians, neque prædicens
42- 9 Nova quoque ego annuntio :
43- 9 Quis in vobis annuntiet istud,...?
-12 Ego annuntiavi, et salvavi :
44- 7 Quis similis mei ? vocet, et annuntiet :
Ventura et quæ futura sunt annuntiet ei.
- 8 Ex tunc audire te feci, et annuntiavi :
45-19 Ego Dominus... annuntians recta
-21 Annuntiate, et venite, et consiliamini
46-10 Annuntians ab exordio novissimum,
47-13 Ut ex eis annuntiarent ventura tibi.
48- 5 Priora ex tunc annuntiavi,
- 6 Vos autem num annuntiastis ?
-14 Quis de eis annuntiavit hæc ?
-20 In voce exultationis annuntiate :
52- 7 Quam pulchri super montes annuntiantis
Et prædicantis pacem; annuntiantis bonum,
57-12 Ego annuntiabo justitiam tuam,
58- 1 Annuntia populo meo scelera eorum,
60- 6 Et laudem Domino annuntiantes.
61- 1 Ad annuntiandum mansuetis misit me,
66-19 Annuntiabunt gloriam meam gentibus
Jerem. 4- 5 Annuntiate in Juda, et in Jerusalem
-15 Vox enim annuntiantis a Dan
5-20 Annuntiate hoc domui Jacob,
9-12 Ad quem verb... ut annuntiet istud,
16-10 Cum annuntiaveris populo huic omnia
20-15 Maledictus vir qui annuntiavit patri meo
31-10 Annuntiate in insulis, qui procul sunt
33- 3 Annuntiabo tibi grandia, et firma
36-29 Quare scripsisti in eo annuntians :
38-15 Si annuntiavero tibi, numquid non interf..
42- 3 Annuntiet nobis Dom... viam per quam
-20 Sic annuntia nobis, et faciemus.
-21 Et annuntiavi vobis hodie et non audistis
46-14 Annuntiate Ægypto et auditum facite
48- 4 Annuntiate clamorem parvulis ejus.
-20 Annuntiate in Arnon quon. vastata est M.
50- 2 Annuntiate in gentibus et auditum facite.
-28 Ut annuntient in Sion ultionem Domini
-29 Annuntiate in Babylonem plurimis
51-27 Annuntiate contra illam regibus Ararat,
-31 Ut annuntiet regi Babylonis, quia capta
Baruc. 6- 1 Ut annuntiaret illis secundum quod præceptum est
Ezech. 3-17 Et annunties eis ex me :
-18 Si... non annuntiaveris ei, neque locutus
-19 Si autem tu annuntiaveris impio,
-20 Morietur, quia non annuntiasti ei :
-21 Si autem tu annuntiaveris justo
Vivens vivet, quia annuntiasti ei,
23-36 Et annuntias eis scelera earum ?
24-26 Cum venerit... ut annuntiet tibi :
33- 3 Cecinerit buc. et annuntiaverit populo :
- 7 Sermonem annuntiabis eis ex me.
40- 4 Annuntia omnia, quæ tu vides de Israël
Dan. 2-25 Qui solutionem regi annuntiet.
10-21 Verumtamen annuntiabo tibi quod
11- 2 Et nunc veritatem annuntiabo tibi.
Osee. 4-12 Et baculus ejus annuntiavit ei :
Amos. 4- 5 Vocate volunt. oblat. et annuntiate :
-13 Annuntians homini eloquium suum,
Mich. 1-10 In Geth nolite annuntiare,
3- 8 Ut annuntiem Jacob scelus suum,
Nahum. 1-15 Ecce super montes pedes evangelizantis et annuntiantis pacem
Zach. 9-12 Annuntians duplicia reddam tibi.
Marc. 5-19 Annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit,
Luc. 9-60 Tu a. vade, et annuntia regnum Dei.
Joan. 4-25 Messias... nobis annuntiabit omnia.
16-13 Quæ ventura sunt annuntiabit vobis.
-14 De meo accipiet, et annuntiabit vobis.
-15 De meo accipiet, et annuntiabit vobis.
-25 Sed palam de Patre annuntiabo vobis.
20-18 Venit Maria Mag. annuntians Discipulis :
Act. 3-24 Omnes Prophetæ... annuntiaverunt dies istos.
4- 2 Annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis

Act. 4-23 Annuntiaverunt eis, quanta ad eos
10-36 Annuntians pacem per Jesum Christum
11-20 Annuntiantes Dominum Jesum.
13-32 Et nos vobis annuntiamus eam,
-38 Vobis remissio peccatorum annuntiatur.
14-14 Annuntiantes vobis ab his vanis converti
15- 4 Senioribus annuntiantes quanta Deus fecisset
16-17 Qui annuntiant vobis viam salutis.
-21 Annuntiant morem, quem non licet nobis
17- 3 Christus, quem ego annuntio vobis.
-18 Jesum et resurrectionem annuntiabat eis.
-23 Hoc ego annuntio vobis.
-30 Nunc annuntiat hominibus ut omnes
19-18 Confitentes et annuntiantes actus suos.
20-20 Quominus annuntiarem vobis
-27 Quominus annuntiarem omne consilium
21-26 Annuntians expletionem dierum purific.
26-20 Gentibus annuntiabam, ut pœnitentiam
-23 Lumen annuntiaturus est populo,
Rom. 1- 8 Fides vestra annuntiatur in universo
9-17 Ut annuntietur nomen meum in univ.
15-21 Quibus non est annuntiatum de eo,
1 *Cor.* 2- 1 Annuntians vobis testimonium Christi.
9-14 Qui Evangelium annuntiant, de Evangelio
11-26 MortemDomini annuntiabitis donec veniat.
Philip. 1-17 Christum annuntiant non sincere,
-18 Dum omni modo... Christus annuntietur:
Colos. 1-28 Quem nos annuntiamus,
1 *Thes.* 1- 9 De nobis annuntiant qualem introitum
3- 6 Annuntiante nobis fidem et charitatem
Hebr. 4- 6 Quibus prioribus annuntiatum est
1 *Petr.* 2- 9 Ut virtutes annuntietis ejus
1 *Joan.* 1- 2 Annuntiamus vobis vitam æternam,
- 3 Quod videmus... annuntiamus vobis
- 5 Annuntiatio... quam... annuntiamus vobis

ANNUO.

Psal. 34-19 Qui oderunt me gratis et annuunt oculis.
Prov. 6-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur,
10-10 Qui annuit oculo, dabit dolorem:
Eccli. 27-25 Annuens oculo fabricat iniqua,
2 *Mac.* 4-10 Quod cum rex annuisset, et obtinuisset
11-15 Annuit a. Machabæus precibus Lysiæ,
14-20 Una fuit sententia amicitiis annuere.
Luc. 5- 7 Annuerunt sociis, qui erant in alia navi
Act. 12-17 Annuens a. eis manu ut tacerent,
21-40 Paulus... annuit manu ad plebem,
24-10 (Annuente sibi præside dicere.)

ANNUS.

Gen. 1-14 Ut sint in signa et temp. et dies et annos
5- 3 Vixit a. Adam 130 annis; et genuit
- 4 Facti sunt... postquam genuit Seth 800 anni
- 5 Omne tempus... Adam, anni 930
- 6 Vixit quoque Seth 105 annis et genuit Enos.
- 7 Vixitq. Seth postq. gen. Enos. 807 annis
- 8 Omnes dies Seth 912 annorum
- 9 Vixit vero Enos 90 annis et genuit Caïnan.
-10 Post cujus ortum vixit 815 annis
-11 Omnes dies Enos 905 anni
-12 Vixit q. Caïnan 70 annis et gen. Malaleel
-13 Vixit Caïnan postq. gen. Mal. 840 annis,
-14 Omnes dies Caïnan 910 anni
-15 Vixit a. Malaleel 65 annis et genuit Jored
-16 Vixit Malaleel post. gen. Jared 830 annis
-17 Omnes dies Malaleel 895 anni
-18 Vixitq. Jared 162 annis et genuit Henoch
-19 Vixit Jareb postq. gen. Henoch 800 annis
-20 Omnes dies Jared 962 anni,
-21 Henoch vixit 65 annis, et genuit Mathusalem
-22 Vixit postquam genuit Math. 300 annis
-23 Omnes dies Henoch 365 anni.
-25 Vixit q. Mathusala 187 annis et genuit Lamech
-26 Vixit M. postq. genuit L. 782 annis
-27 Omnes dies Mathusala 969 anni,
-28 Vixit a. Lamech 182 annis, et gen. filium:
-30 Vixit q. Lam. postq. gen. Noe 595 annis
-31 Omnes dies Lamech 777 anni
Noë vero cum 500 esset annorum, genuit
6- 3 Eruntq. dies illius centum viginti annorum
7- 6 Eratq. 600 annorum quando diluvii aquæ
-11 Anno sexcentesimo vitæ Noë, mense secundo
9-28 Vixit a. Noë post diluvium 350 annis.
-29 Omnes dies ejus 950 annorum:
11-10 Sem erat 100 annorum quando genuit
-11 Vixitq. Sem postquam... 500 annis
-12 Porro Arphaxad vixit 25 annis et genuit Sale
-13 Vixitq... postquam genuit Sale 303 annis
-14 Sale quoq. vixit 30 annis et genuit Heber
-15 Vixitq. Sale postq. gen. Heber 403 annis
-16 Vixit a. Heber 34 annis et genuit Phaleg.
-17 Vixit Heber postq. gen. Phaleg 430 annis

Gen. 11-18 Vixit q. Phaleg triginta annis et genuit Reu.
-19 Vixitq. Phaleg. post... 209 annis:
-20 Vixit a. Reu 22 annis et genuit Sarug.
-21 Vixitq. Reu postq... 207 annis:
-22 Vixit vero Sarug 30 annis et gen. Nachor
-23 Vixitq. Sarug postq... 200 annis:
-24 Vixitq. a. Nachor 29 annis et gen. Thare
-25 Vixitq. Nachor post. 119 annis
-26 Vixitq. Thare 70 annis et gen. Abram
-32 Facti sunt dies Thare 205 annis,
12- 4 75 annorum erat Abram cum egred...
14- 4 Duodecim annis servierant Chodorlahomor
Et tertio decimo anno recesserunt ab eo
- 5 Igitur quartodecimo anno venit Chodorlahomor
15- 9 Sume... arietem annorum trium
-13 Eos... affligent quadringentis annis.
16- 3 Post annos decem quam habitare cœperant
-16 Octoginta et sex annorum erat Abram quando peperit ei Agar Ismaelem
17- 1 Postquam vero 99 annorum esse cœperat
-21 Pariet tibi Sara tempore isto in anno altero.
-24 Abraham 99 erat annorum quando circumcidit
-25 Et Ismaël filius tredecim annos impleverat
21- 5 Cum centum esset annorum:
23- 1 Vixit a. Sara centum viginti septem annis.
25- 1 Fuerunt a. dies vitæ Abrahæ 175 anni
-17 Facti sunt anni vitæ Ismaelis 137
-20 Qui cum quadraginta esset annorum
26-12 Et invenit in ipso anno centuplum:
29-18 Serviam tibi pro Rachel... septem annis
-20 Servivit e. Jacob pro Rachel..septem annis:
-27 Serviturus es mihi septem annis aliis.
-30 Serviens apud eum septem annis aliis.
31-38 Idcirco viginti annis fui tecum?
-41 Sicque per viginti annos in domo tua serv..
35-28 Et completi sunt dies Isaac 180 annorum
37- 2 Joseph cum sedecim esset annorum, pascebat
41- 1 Post duos annos vidit Pharao somnium.
-26 Septem ubertatis anni sunt:
-27 Septem anni venturæ sunt famis.
-29 Ecce septem anni venient fertilitatis
-30 Quos sequentur septem anni alii tantæ
-36 Præparetur futuræ septem annorum
-46 Triginta a. annorum erat quando stetit
-47 Venitq. fertilitas septem annorum
-53 Transactis septem ubertatis annis,
54-54 Cœperunt venire septem anni inopiæ,
45- 6 Et adhuc quinque anni restant
-11 (Adhuc e. quinque anni residui sunt famis)
47- 8 Quot sunt dies annorum vitæ tuæ?
- 9 Dies peregrinationis meæ 130 annorum sunt
-17 Sustentavitq. eos illo anno pro commutatione
-18 Venerunt quoque anno secundo et dixerunt ei:
28 Vixit in ea 17 annis: Factiq. sunt omnes dies vitæ illius 147 annorum.
50-22 Vixitque centum decem annis.
-25 Mortuus est, expletis 110 vitæ suæ annis.
Exod. 6-16 Anni a. vitæ Levi fuerunt 137.
-18 Anni quoque vitæ Caath, 133.
-20 Fueruntq. anni vitæ Amram 137.
7- 7 Erat a. Moyses octoginta annorum,
12- 2 Primus erit in mensibus anni.
-40 Habitatio... Israel... in Æg., fuit 430 annorum
16-35 Filii a. Israël comederunt man 40 annis,
21- 2 Si emeris servum Hebr. sex annis serviet
23-10 Sex annis seminabis terram tuam,
-11 Anno a. septimo dimittes eam,
-14 Per singulos annos mihi festa celebrabitis.
-16 Solemnitatem quoque in exitu anni,
30-10 Deprecabitur Aaron... semel per annum,
-14 Qui habetur in numero, a viginti annis
34-22 Redeunte anni tempore cuncta conduntur.
-23 Tribus temporibus anni apparebit omne masculinum.
38-26 Oblatum est... a viginti annis et supra,
40-15 Igitur mense primo anni secundi,
Levit. 16-34 Pro cunctis peccatis eorum semel in anno.
19-24 Quarto a. anno omnis fructus e. sanctif.
-25 Quinto autem anno comedetis fructus
23-41 Celebrabitisq. solemn. septem d. per annum;
25- 3 Sex annis seres agrum tuum et sex annis putabis vineam tuam,
- 4 Septimo a. anno sabbatum erit terræ
- 5 Annus enim requietionis terræ est:
- 8 Numerabis..septem hebdomadas annorum. Quæ simul faciunt annos quadraginta novem:
-10 Sanctificabisq. annum quinquagesimum,
-11 Quia jubileus est et quinquagesimus annus

Levit. 25-13 Anno jubilei redient omnes ad possessiones
-14 Juxta numerum annorum jubilei emes ab eo,
-16 Quanto plures anni remanserint post jud...
-20 Quid comedemus anno septimo, si non...
-21 Dabo benedictionem meam vobis anno Sexto, et faciet fructus trium annorum,
-22 Seretisq. anno octavo, et comedetis Veteres fruges usque ad nonum annum:
-28 Habebit emptor.. usque ad annum jubileum
-29 Donec unus impleatur annus.
-30 Si non redem. et anni circulus fuerit evol..
-40 Usque ad annum jubileum operabitur apud te
-50 Supputatis duntaxat annis a tempore venditionis suæ usque ad annum jubileum: Juxta annorum numerum et rationem..
-51 Si plures fuerint anni qui remanent
-52 Si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum
-54 Anno jubileo egredietur cum liberis suis.
27- 3 Si fuerit masculus a vigesimo anno usque ad sexagesimum annum. dabit, etc.
- 5 A quinto a. anno usque ad vigesimum
- 6 Ab uno mense usque ad annum quintum,
-17 Si statim ab anno incipientis jubilei
-18 Supputabit sacerdos pecuniam juxta annorum
-23 Supputabit sacerdos juxta annorum numerum
Num. 1- 1 Anno altero egressionis eorum ex Ægypto,
- 3 A vigesimo anno et supra,
-18 Recensentes... a vigesimo anno et supra,
-20 Masculini a vigesimo anno et supra,
-22 Omne... a vigesimo anno et supra,
-26 Singulorum a vigesimo anno et supra
-28 A vigesimo anno et supra, omnes qui
-30 Recensiti sunt.. a vigesimo anno et supra,
-32 De filiis Joseph.. a vigesimo anno et supra,
-34 Singularum a viginti annis et snpra,
-36 De fil. Benjamin.. a vigesimo anno et supra,
-38 De filiis Dan... a vigesimo anno et supra,
-40 De filiis Aser.. a vigesimo anno et supra,
-42 De filiis Nephthali.a vigesimo anno et supra,
-45 Omnis numerus.. a vigesimo anno et supra,
4- 3 A trigesimo anno et supra, usque ad quinquagesimum annum,
-23 A triginta annis et supra, usque ad annos quinquaginta.
-30 A triginta annis et supra, usque ad annos quinquaginta,
-35 A triginta annis et supra, usque ad annum quinquagesimum,
-39 A triginta annis et supra, usque ad quinquagesimum annum,
-43 A triginta annis et supra, usque ad annum quinquagesimum,
-47 A triginta annis et supra, usque ad annum quinquagesimum,
8-24 A viginti quinque annis et supra
-25 Cumque quinquagesimum annum ætatis implevisset
9- 1 Anno secundo postquam egressi sunt de
10-11 Anno secundo, mense secundo
13-23 Hebron septem annis ante Tanim urbem
14-29 Numerati estis a viginti annis et supra
-33 Filii vestri erunt vagi in deserto annis 40,
-34 Annus pro die imputabitur.
Et quadraginta annis recipietis iniquitates
26- 2 Numerate... a viginti annis et supra
- 4 A viginti annis et supra, sicut Dominus imp.
28-14 Menses, qui sibi anno vertente succedunt.
32-11 Ascenderunt ex Ægypto, a viginti annis
-13 Circumduxit eum per desertum 40 annis,
33-38 Ibi mortuus est anno quadrag. egressionis
-39 Cum esset annorum centum viginti trium
36- 4 Quinquagesimus annus remissionis advenerit,
Deut. 1- 3 Quadragesimo anno undecimo mense,
2- 7 Per quadraginta annos habitans tecum
-14 Triginta et octo annorum fuit:
8- 2 Adduxit te Dom... 40 annis per desertum,
- 4 En quadragesimus annus est:
11-12 Oculi illius in ea sunt a principio anni
14-22 Qui nascuntur in terra per annos singulos
-28 Anno tertio separabis aliam decimam
15- 1 Septimo anno facies remissionem,
- 2 Quia annus remissionis est Domini.
- 9 Appropinquat septimus annus remissionis;
-12 Cum... sex annis servierit tibi, In septimo anno dimittes eum liberum:
-18 Juxta merced... per sex annos servivit tibi,
-20 Comedes ea per annos singulos,
16-16 Tribus vicibus per annum apparebit

Deut. 24- 5 Ut uno anno lætetur cum uxore sua
26-12 Anno decimarum tertio, dabis Levitæ
29- 5 Adduxit vos quadraginta annis per desert..
31- 2 Centum viginti annorum sum hodie :
-10 Præcepitq. eis, dicens : Post septem annos,
Anno remissionis in solemnitate tabern...
34- 7 Moyses centum et viginti annorum erat
Josue. 5- 6 Per quadraginta annos itineris latissimæ
-11 Comederunt... polentam ejusdem anni.
-12 Comederunt de frugibus præsentis anni
14- 7 Quadraginta annorum eram quando misit me
-10 Quadraginta et quinque anni sunt, ex quo
Hodie octoginta quinque annorum sum,
24-29 Mortuus est Josue... 110 annorum :
Judic. 2- 8 Mortuus est a. Josuë... 110 annorum,
3- 8 Servieruntque ei octo annis.
-11 Quievitque terra quadraginta annis,
-14 Servierunt... Eglon... decem et octo annis :
-30 Et quievit terra octoginta annis.
4- 3 Per viginti annos vehementer oppresserat eos.
5-32 Quievitque terra per quadraginta annos.
6- 1 Tradidit illos in manu Madian septem annis,
-25 Tolle... taurum annorum septem,
8-28 Sed quievit terra per quadraginta annos
9-22 Regnavit itaque Abimelech super Israël tribus annis.
10- 2 Judicavit Israelem viginti et tribus annis,
- 3 Jair... judicavit Israelem per 22 annos,
- 8 Afflictiq. sunt... per annos decem et octo
11-26 Habitavit... juxta Jord. per trecentos annos.
-40 Ut post anni circulum conveniant
12- 7 Judicavit... Jephte Galaad... sex annis
- 9 Qui septem annis judicavit Israël.
-11 Et judicavit Israël decem annis.
-14 Et judicavit Israël octo annis :
13- 1 Tradidit eos in manus Phil. 40 annis.
15-20 Judicavitq. Israël... viginti annis.
16-31 Judicavitq. Iraël viginti annis.
17-10 Daboque tibi per annos singulos
Ruth. 1- 4 Manseruntque ibi decem annis,
-13 Donec... annos pubertatis impleant,
1 *Reg.* 1- 7 Sicque faciebat per singulos annos,
4-15 Heli a. erat nonaginta et octo annorum
-18 Ipse judicavit Israël quadraginta annis
7- 2 (Erat quippe jam annus vigesimus)
-16 Ibat per singulos annos circuiens Bethel
13- 1 Filius unius anni erat Saül cum regnare cœpisset; duobus autem annis regnavit super Israël.
29- 3 Est apud me multis diebus, vel annis,
2 *Reg.* 2-10 Quadraginta annorum erat Isboseth
Et duobus annis regnavit :
-11 Fuit numerus... septem annorum et sex mensium.
5- 4 Filius triginta annorum erat David, cum..
Et quadraginta annis regnavit.
- 5 In Hebron regnavit super Judam septem annis et...
Regnavit triginta tribus annis super omn..
11- 1 Factum est autem, vertente anno,
13-38 Absalom... in Gessur, fuit ibi tribus annis.
14-26 Semel autem in anno tondebatur,
-28 Mansitq. Absalom in Jer. duobus annis,
15- 7 Post quadraginta a. annos, dixit Absalom
19-34 Quot sunt dies annorum vitæ meæ...?
21- 1 Facta est q. fames... tribus annis jugiter :
24-13 Aut septem annis veniet tibi fames
3 *Reg.* 2-11 Regnavit David... quadraginta anni sunt
In Hebron regnavit septem annis :
-39 Factum est a. post annos tres, ut fug...
4- 7 Per singulos enim menses in anno,
5-11 Tribuebat Salomon Hiram per sing. annos.
6- 1 Quadringentesimo et octogesimo anno..
In anno quarto, mense Zio,
-37 Anno quarto fundata est domus Domini
-38 Et in anno undecimo, mense Bul...
Ædificavitque eam annis septem.
7- 1 Domum.... ædificavit Salomon tredecim annis,
9-10 Expletis a. annis viginti postquam ædific..
-25 Offerebat.... tribus vicibus per annos singulos
10-14 Offerebatur Salomoni per annos singulos
-22 Per tres annos ibat in Tharsis,
-25 Deferebant ei... per annos singulos
11-42 Quos regnavit Salomon... 40 anni sunt.
14-20 Regnavit Jeroboam, viginti duo anni sunt;
-21 Quadraginta et unius anni erat Roboam,
Decem et septem annos regnavit in Jerusalem
-25 In quinto a. anno regni Roboam,
15- 1 Igitur in 18 anno regni Jeroboam
- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem :

3*Reg.* 15- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis
-10 Quadraginta et uno anno regnavit in Jerusalem.
-25 Nadab... regnavit... anno secundo Asa
Regnavitque super Israel duobus annis.
-28 Interfecit ergo illum Baasa in anno tertio
-33 Anno tertio Asa regis Juda, regnavit Baasa
In Thersa, viginti quatuor annis.
16- 8 Anno vigesimo sexto Asa regis Juda
Regnavit Ela... in Thersa duobus annis.
-10 Zambri... occidit eum, anno 27 Asa regis
-15 Anno 27 Asa regis Juda regnavit Zambri
-23 Anno trigesimo primo Asa regis Juda,
Regnavit Amri super Israel duodecim annis :
In Thersa regnavit sex annis.
-29 Achab... regnavit super Israël anno 38
Et regnavit Samaria... 22 annis.
17- 1 Si erit annis his ros et pluvia,
18- 1 Factum est verbum Dom. ad Eliam, in anno tertio
20-22 Sequenti e. anno rex Syriæ ascendet
-26 Igitur postquam annus transierat
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
- 2 In anno a. tertio, descendit Josaphat
-41 Anno quarto Achab regis Israël
-42 Triginta quinque annorum erat
Et viginti quinque annis regnavit in Jer...
-52 Anno septimo decimo Josaphat regis Juda
Regnavitq. super Israël duobus annis.
4 *Reg.* 1-17 Regnavit Joram... anno secundo Joram
3- 1 Joram... regnavit... anno decimo octavo
Regnavitque duodecim annis.
8- 1 Veniet (*famis*) super terram septem annis.
- 3 Cumque finiti essent anni septem,
-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël
-17 Triginta duorum annorum erat cum regnare cœpisset, et octo annis regnavit in Jerusalem.
-25 Anno duodecimo Joram filii Achab regis
-26 Viginti duorum annorum erat Ochozias
Et uno anno regnavit in Jerusalem
9-29 Anno undecimo Joram filii Achab
10-36 Jehu super Israel, viginti et octo anni sunt,
11- 3 Eratq. cum ea sex annis clam in domo Domini
- 4 Anno a. septimo misit Joïada,
-21 Septemq. annorum erat Joas, cum regnare
12- 1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas :
Et quadraginta annis regnavit in Jerusalem;
- 6 Igitur usque ad 23 annum regis Joas
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ
Regnavit Joachaz... decem et septem annis.
-10 Anno trigesimo septimo Joas regis Juda
Regnavit Joas filius Joachaz... sedecim annis,
-20 Latrunculi a. de Moab venerunt... in ipso anno
14- 1 In anno secundo Joas filii Joachaz regis
- 2 Viginti quinque annorum erat cum
Viginti a. et novem annis regnavit in Jer...
-17 Vixit a. Amasias... quindecim annis.
-21 Tulit... Azariam annos natum sedecim,
-23 Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas
Regnavit Jeroboam... in Samaria 41 anno :
15- 1 Anno vigesimo septimo Jeroboam regis
- 2 Sedecim annorum erat cum regnare cœpisset
Et quinquaginta duobus annis regnavit in Jerusalem.
- 8 Anno trigesimo octavo Azariæ regis Juda,
-13 Sellum... regnavit trigesimo nono anno
-17 Anno trigesimo nono Azariæ regis Juda.
Regnavit Manahem... decem annis
-23 Anno quinquagesimo Azariæ regis Juda,
-27 Anno quinquagesimo secundo Azariæ regis
Regnavit Phacee... in Sam. viginti annis.
-30 Regnavitq. pro eo vigesimo anno Joathan
-32 Anno secundo Phacee filii Romeliæ
-33 Viginti quinque annorum erat
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
16- 1 Anno decimo septimo Phacee filii Romeliæ
- 2 Viginti annorum erat Achaz cum
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
17- 1 Anno duodecimo Achaz regis Juda,
Regnavit Osee... in Sam... novem annis.
- 4 Sicut singulis annis solitus erat,
- 5 Ascendens Sam., obsedit eam tribus annis.
- 6 Anno a. nono Osee, cepit rex Assyriorum
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israël,
- 2 Viginti quinque annorum erat, cum
Et viginti novem annis regnavit in Jer...
- 9 Anno quarto regis Ezechiæ, qui erat
Annus septimus Osee filii Ela regis Israël

4 *Reg.* 18-10 Nam post annos tres, anno sexto Ezechiæ, id est, nono anno Osee regis Israël, capta est Samaria.
-13 Anno quarto decimo regis Ezechiæ,
19-29 Comede hoc anno quod repereris :
In secundo a. anno, quæ sponte nascuntur:
Porro in tertio anno seminate et metite,
20- 6 Et addam diebus tuis quindecim annos :
21- 1 Duodecim annorum erat Manasses
Quinquaginta quinque annis regnavit
-19 Viginti duorum annorum erat Amon
Duobus quoque annis regnavit in Jerusalem
22- 1 Octo annorum erat Josias cum regn...
Triginta et uno anno regnavit
- 3 Anno a. octavo decimo regis Josiæ
23-23 Sicut in octavo decimo anno regis Josiæ
-31 Viginti trium annorum erat Joachaz
-36 Viginti quinque annorum erat Joakim
Et undecim annis regnavit in Jerusalem
24- 1 Factus est ei Joakim servus tribus annis :
- 8 Decem et octo annorum erat Joachim
-12 Suscepit eum rex Babylonis anno octavo
-18 Vigesimum et primum annum ætatis
Et undecim annis regnavit in Jerusalem :
25- 1 Factum est a. anno nono regni ejus
- 2 Clausa est civitas. : usque ad und. annum
- 8 Ipse est annus nonus decimus regis Babyl...
-27 Factum est vero in anno trigesimo
Evilmerodach...anno quo regnare cœperat,
1 *Par.* 2-21 Accepit, eam cum esset annorum sexaginta;
3- 4 In Hebron, ubi regnavit septem annis, et
33 autem annis regnavit in Jerusalem
20- 1 Factum est autem post anni circulum,
21-12 Aut tribus annis famem
23- 3 Numeratiq. sunt Levitæ a triginta annis
-24 Hi filii Levi... a viginti annis et supra.
-27 Filiorum Levi a viginti annis et supra.
26-31 Quadragesimo anno regni David recensiti
27- 1 Egredientes per singulos menses in anno,
-23 Noluit autem David numerare eos a viginti annis inferius :
29-27 Et dies, quibus regnavit super Israël, fuerunt quadraginta anni : In Hebron regnavit septem annis, et in Jerusalem annis triginta tribus.
2 *Par.* 3- 2 Cœpit a. ædificare... anno quarto regni sui.
8- 1 Expletis autem viginti annis
-13 In festis diebus, ter per annum,
9-13 Quod afferebatur Salomoni per sing. annos,
-21 Ibant in Tharsis... semel in annis tribus;
-24 Deferebant ei... per singulos annos,
-30 Regnavit a. Salomon... quadraginta annis,
11-17 Confirmaverunt Roboam...per tres annos :
In viis David et Salomonis, annis tantum tribus
12- 2 Anno autem quinto regni Roboam,
-13 41 a. anni erat cum regnare cœpisset
Et 17 annis regnavit in Jerusalem,
13- 1 Anno octavo decimo regis Jeroboam,
- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem,
14- 1 In cujus diebus quievit terra annis decem.
15-10 Anno quinto decimo regni Asa,
16- 1 Anno autem trigesimo sexto regni ejus,
-12 Ægrotavit etiam Asa anno trigesimo nono
-13 Et mortuus est anno quadragesimo primo
17- 7 Tertio a. anno regni sui, misit de princip.
18- 2 Descenditq. post annos ad eum in Samariam :
20-31 Erat 35 annorum cum regnare cœpisset
25 autem annis regnavit in Jerusalem.
21- 5 32 annorum erat Joram cum regnare cœpisset ;
Et octo annis regnavit in Jerusalem.
-19 Duorum annorum expletus est circulus :
-20 Triginta duorum annorum fuit cum regnare cœpisset, et octo annis regnavit in Jerusalem.
22- 2 42 annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset, et uno anno regnavit in Jerusalem,
-12 In domo Dei absconditus sex annis,
23- 1 Anno a. septimo confortatus est Joïada,
24- 1 Septem erat annorum Joas cum...
Et 40 annis regnavit in Jerusalem :
- 5 Colligite... per singulos annos,
-15 Joïada... mortuus est cum esset 130 annorum.
-23 Cumq. evolutus esset annus, ascendit
25- 1 Viginti quinque annorum erat Amasias
Et viginti novem annis regnavit in Jerusalem
-25 Vixit a. Amasias... quindecim annis
26- 1 Oziam annorum sedecim constituit regem
- 3 Sedecim annorum erat Ozias cum regnare cœpisset et quinquaginta duobus annis regnavit in Jerusalem.

2 *Par.* 27- 1 Viginti quinque annorum erat Joatham
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem:
- 5 Præbuerunt filii Amm. in anno secundo
- 8 Viginti quinque annorum erat cum regnare
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem.
28- 1 Viginti annorum erat Achaz cum regnare
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
19- 1 Cum viginti quinque esset annorum,
Et viginti novem annis regnavit in Jerusalem
- 3 Ipse anno et mense primo regni sui aperuit
31-16 Exceptis maribus ab annis tribus et supra
-17 A vigesimo anno et supra, per ordines
33- 1 Duodecim annorum erat Manasses
Et 55 annis regnavit in Jerusalem
-21 Viginti duorum annorum erat Amon
Et duobus annis regnavit in Jerusalem.
34- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare
Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem.
- 3 Octavo autem anno regni sui, cum adhuc
Duodecimo anno postquam regnare cœperat
- 8 Igitur anno octavo decimo regni sui,
35-19 Octavo decimo anno regni Josiæ hoc Phase
36- 2 Viginti trium annorum erat Joachaz
- 5 Viginti quinque annorum erat Joakim
Undecim annis regnavit in Jerusalem.
- 9 Octo annorum erat Joachim cum regnare
-10 Cumq. anni circulus volveretur,
-11 Viginti et unius anni erat Sedecias cum
Et undecim annis regnavit in Jerusalem.
-21 Usque dum compleretur septuaginta anni
-22 Anno a. primo Cyri regis Persarum,
1 *Esdr.* 1- 1 In anno primo Cyri regis Persarum,
3- 8 Anno a. secundo adventus eorum
Constituerunt Levitas a viginti annis
4-24 Usque ad annum secundum regni Darii
5-11 Erat extructum ante hos annos multos,
-13 Anno a. primo Cyri regis Babylonis,
6- 3 Anno primo Cyri regis: Cyrus rex
-15 Qui est annus sextus regni Darii regis.
7- 7 Anno septimo Artaxercis regis.
- 8 Qui est annus septimus regis.
2 *Esdr.* 1- 1 Anno vigesimo, et ego eram in Susis castro.
2- 1 Anno vigesimo Artaxercis regis:
5-14 Ab anno vigesimo usque ad annum trigesimum secundum Artaxercis regis, per annos duodecim, ego et fratres mei
9-21 Quadraginta annis pavisti eos in deserto
-30 Et protraxisti super eos annos multos,
10-31 Et dimittemus annum septimum,
-32 Demus tertiam partem sicli per annum
-34 A temporibus anni usque ad annum
-35 Ab anno in annum, in domo Domini.
13- 6 Anno trigesimo secundo Artaxercis regis
Tobiæ. 1- 7 Ita ut in tertio anno proselytis et advenis
14- 1 Vixit annis quadraginta duobus et vidit
- 2 Completis itaq. annis centum duobus,
- 3 Quinquaginta namque et sex annorum
-16 Completis annis 99 in timore Domini
Judith. 1- 5 Anno igitur duodecimo regni sui,
2- 1 Anno tertio decimo Nabuchodonosor
5- 9 Illicq. per 400 annos sic multiplicati
-15 Per annos 40 annonam de cœlo consecuti
-22 Ante hos annos cum recessissent a via,
8- 4 Erat... vidua jam annis tribus,
16-28 Mansit a. in domo viri s. annos 105
-30 Et post mortem ejus annis multis
Esth. 1- 3 Tertio igitur anno imperii sui,
2-16 Ducta est... septimo anno regni ejus.
3- 7 Anno 12 regni Assueri, missa est sors
9-21 Revertente semper anno solemni
-27 Annis sibi jugiter succedentibus.
11- 1 Anno quarto, regnantibus Ptolemæo et
- 2 Anno secundo, regnante Artaxerxe
13- 6 Mensis Adar, anni præsentis.
Job. 3- 6 Non computetur in diebus anni,
10- 5 Anni tui sicut humana sunt tempora,
15-20 Numerus annorum incertus est tyrannidis ejus.
16-23 Ecce enim breves anni transeunt,
32- 7 Annorum multitudo doceret sapientiam.
36-11 Complebunt... annos suos in gloria:
-26 Numerus annorum ejus inæstimabilis:
42-16 Vixit a. Job post hæc 140 annis,
Psal. 30-11 Et anni mei in gemitibus.
60- 7 Annos ejus usque in diem generationis
64-12 Benedices coronæ anni benignitatis tuæ:
76- 6 Et annos æternos in mente habui.
77-33 Defecerunt... anni eorum cum festinatione
89- 4 Quoniam mille anni ante oculos tuos
- 5 Pro nihilo... eorum anni erunt.
- 9 Anni nostri sicut aranea meditabuntur:
-10 Dies annorum nostrorum in ipsis, 70 anni.
Si a. in potentatibus, octoginta anni.

Psal. 89-15 Lætati sumus pro... annis, quibus vidimus mala
94-10 Quadraginta annis offensus fui generationi
101-25 In generationem et generationem anni tui
-28 Et anni tui non deficient.
Prov. 3- 2 Annos vitæ, et pacem apponent tibi.
4-10 Audi... ut multiplicentur tibi anni vitæ.
5- 9 Ne des... annos tuos crudeli,
9-11 Et addentur tibi anni vitæ.
10-27 Et anni impiorum breviabuntur.
Eccle. 6- 3 Si... vixerit multos annos,
- 6 Etiam si duobus millibus annis vixerit,
11- 8 Si annis multis vixerit homo,
12- 1 Antequam... appropinquent anni
Sap. 4- 8 Neque annorum numero computata:
7-19 Anni cursus, et stellarum dispositiones,
Prolog.Eccli. Nam in octavo et trigesimo anno
Eccli. 18- 8 Numerus dierum... centum anni
Sic exigui anni in die ævi,
26- 1 Numerus e. annorum illius duplex.
- 2 Mulier f... annos vitæ il. in pace implebit.
33- 7 Quare... annus annum a sole?
36-14 De consummatione anni (*tracta*),
41- 6 Sive decem, sive centum, sive mille anni.
Isai. 6- 1 In anno, quo mortuus est rex Ozias,
7- 8 Adhuc sexaginta et quinque anni,
14-28 In anno, quo mortuus est rex Achaz
16-14 In tribus annis, quasi anni mercenarii
20- 1 In anno quo ingressus est Tharthan
- 3 Trium annorum signum... erit,
21-16 Adhuc in uno anno, quasi in anno mercenarii et auferetur omnis gloria Cedar
23-15 In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis,
Post septuaginta a. annos erit Tyro
-17 Et erit post septuaginta annos: Visitabit
29- 1 Additus est annus ad annum:
34- 8 Annus retributionum judicii Sion.
36- 1 Factum est in 14 anno regis Ezechiæ,
37-30 Comede hoc anno quæ sponte nascuntur,
Anno secundo pomis vesc...
In anno a. tertio seminate, et metite
38- 5 Ecce ego adjiciam... quindecim annos:
-10 Quæsivi residuum annorum meorum;
-15 Recogitabo tibi omnes annos meos
61- 2 Ut prædicarem annum placabilem Domino,
63- 4 Annus redemptionis meæ venit.
65-20 Puer centum annorum morietur,
Peccator centum annorum maledictus erit.
Jerem. 1- 2 In tertio decimo anno regni (*Josiæ*)
- 3 Usque ad consummationem undecimi anni
11-23 Inducam... annum visitationis eorum.
23-12 Afferam e. super eos mala annum visit...
25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ
(Ipse est annus primus Nabuchodonosor.)
- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Amon
Iste tertius et vigesimus annus
-11 Servient omnes... septuaginta annis.
-12 Cumq. impleti fuerint septuaginta anni,
28- 1 Et factum est in anno illo, in principio regni Sedeciæ regis Juda, in anno quarto,
- 3 Adhuc duo anni dierum, et ego referri
-11 Confringam... post duos annos dierum
-16 Dicit Dominus... Hoc anno morieris:
-17 Mortuus est Hananias proph. in anno illo
29-10 Cum cœperint... septuaginta anni,
32- 1 In anno decimo Sedeciæ regis Juda
Ipse est annus decimus octavus Nab
34-14 Cum completi fuerint septem anni,
Serviet tibi sex annis; et dimittes eum
36- 1 Factum est in anno quarto Joakim
- 9 Factum est a. in anno quinto Joakim
39- 1 Anno nono Sedeciæ regis Juda,
- 2 Undecimo autem anno Sedeciæ
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ regis
46- 2 In quarto anno Joakim filii Josiæ
48-44 Adducam e. super Moab annum visitationis
51-46 Veniet in anno auditio,
Et post hunc annum auditio;
-59 In anno quarto regni ejus;
52- 1 Filius viginti et unius anni erat Sedecias
Et undecim annis regnavit in Jerusalem,
- 4 Factum est a. in anno nono regni ejus
- 5 Obsessa usque ad undecimum annum
-12 Ipse est annus nonus decimus Nabuchod.
-28 In anno septimo, Judæos tria millia
-29 In anno octavo decimo Nabuchodonosor,
-30 In anno vigesimo tertio Nabuchodonosor,
-31 In trigesimo septimo anno transmigr.
Elevavit Evilmerodach... ipso anno regni
Baruc. 1- 2 In anno quinto, in septimo die mensis,
6- 2 Eritis ibi annis plurimis, et temporibus
Ezech. 1- 1 Et factum est in trigesimo anno,
- 2 Ipse est annus quintus transmigrationis
4- 5 Ego a. dedi tibi annos iniquitatis

Ezech. 4- 6 Diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi.
8- 1 Factum est in anno sexto,... sedebam
20- 1 In anno septimo.. venerunt viri
22- 4 Adduxisti tempus annorum tuorum:
24- 1 Verbum Domini ad me, in anno nono,
26- 1 In undecimo anno... factus est sermo
29- 1 In anno decimo... factum est verbum Domini
-11 Non habitabitur quadraginta annis
-12 Et erunt desolatæ quadraginta annis:
-13 Post finem 40 annorum congregabo Ægypt..
-17 Factum est in vigesimo et septimo anno,
30-20 In undecimo anno... verbum Domini ad me
31- 1 Factum est in anno undecimo... verbum Domini
32- 1 Duodecimo anno... factum est verbum Domini
-17 Et factum est in duodecimo anno,
33-21 In duodecimo anno... transmigrationis
38- 8 In novissimo annorum venies ad terram,
39- 9 Succendent ea igni septem annis.
40- 1 In vigesimo quinto anno transmigrationis nostræ, in exordio anni... quarto decimo anno postquam percussa est civitas:
46-13 Agnum ejusdem anni immaculatum
-17 Erit illius usque ad annum remissionis,
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda,
- 5 Ut enutriti tribus annis postea starent
-21 Fuit a. Daniel usque ad annum primum
2- 1 In anno secundo regni Nabuchodonosor,
5-31 Darius... annos natus sexaginta duos.
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis,
8- 1 Anno tertio regni Baltassar regis, visio
9- 1 In anno primo Darii filii Assueri
- 2 Anno uno regni ejus, ego Daniel intellexi in libris numerum annorum... ut complerentur desolationis Jerusalem 70 anni.
10- 1 Anno tertio Cyri regis Persarum,
11- 1 Ego a. ab anno primo Darii Medi stabam
- 6 Et post finem annorum fœderabuntur:
-13 In fine temporum annorumq., veniet
13- 5 Constituti sunt... judices in illo anno
Joel. 2- 2 Non erit usque in annos generationis
Amos. 1- 1 Vidit... ante duos annos terræ motus,
2-10 Duxi vos in deserto quadraginta annis,
5-25 Obtulistis mihi in deserto quadraginta annis
Habac. 3- 2 In medio annorum notum facies:
Aggæi. 1- 1 In anno secundo Darii regis,... factum est verbum
2- 1 In anno secundo Darii regis,
-11 In anno secundo Darii regis, factum est verbum
Zach. 1- 1 In anno secundo Darii regis, factum est verbum
- 7 In anno secundo Darii, factum est verbum
-12 Iste jam septuagesimus annus est
7- 1 Factum est in anno quarto Darii regis,
- 3 Sicut jam feci multis annis?
- 5 Cum jejunaretis... per hos septuaginta annos;
14-16 Ascendent ab anno in annum, ut adorent
Mal. 3- 4 Sint dies sæculi, et sicut anni antiqui,
1 *Mac.* 1- 8 Regnavit Alexander annis duodecim,
-10 Et filii eorum post eos annis multis,
-11 Regnavit in anno centesimo trigesimo septimo
-21 Percussit Ægyptum in centesimo quadrag. anno:
-30 Post duos annos dierum, misit rex principem
-57 Quinto et quadr. et centesimo anno
2-70 Defunctus est anno centesimo et quadrag.
3-28 Dedit stipendia exercitui in annum;
37 Exivit... anno centesimo et quadragesimo
4-28 Sequenti anno congregavit Lysias
-52 Centesimi quadragesimi octavi anni:
-59 Ab anno in annum, per dies octo
6-16 Mortuus est illic Antiochus rex, anno 149.
-20 Obsederunt eos, anno centesimo quinquagesimo.
-53 Escæ autem non erant... eo quod septimus annus esset,
7- 1 Anno 151 exiit Demetrius Seleuci filius
-49 Constituit agi omnibus annis diem istam
8-16 Committunt... per singulos annos dominari
9- 3 In mense primo anni 152, applicuerunt
-54 Anno 153, mense secundo, præcepit Alcim.
-57 Et siluit terra annis duobus.
10- 1 Et anno 160 ascendit Alexander
-21 Anno 160 in die solemni scenopegiæ
-40 Ego do singulis annis quindecim millia sicl...
-41 Qui super negotia erant annis prioribus,
-42 De sanctorum ratione per singulos annos
-57 Ptolemæus.. venit Ptolemaïdam, anno 162.

1 *Mac.* 10-67 In anno 165, venit Demetrius filius Demetrii
11-19 Et regnavit Demetrius anno 167.
-34 Quæ... prius accipiebat rex per singulos annos,
13-41 Anno 170 ablatum est jugum gentium
-42 Anno primo sub Simone summo sacerdote
-51 Intraverunt in eam..... anno 171, cum laude
-52 Et constituit ut omnibus annis agerentur dies hi cum lætitia.
14- 1 Anno 172 congregavit rex Demetrius exerc.
-27 Anno 172, anno tertio sub Simone sacerd...
15-10 Anno 174 exiit Antiochus in terram patrum
2 *Mac.* 1- 7 Regnante Demetrio anno 169, nos Judæi Qui supervenit nobis in istis annis,
-10 Anno 188, populus, qui est Jerosolymis,
-20 Cum a. præteriissent anni multi, et placuit
6-24 Arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum
10- 8 Decreverunt... omnibus annis agere dies istos.
11- 3 Et per singulos annos venale sacerdotium:
-21 Anno 148, mensis Dioscori die 24.
-33 Valete. Anno 148, Xanthici mensis 15 die
-38 Benevalete. Anno 148, die 15 mensis Xanthici,
13- 1 Anno 149, cognovit Judas Antiochum
14- 4 Venit ad regem Demetrium, 150° anno,
Matth. 9-20 Sang. fluxum patiebatur duodecim annis,
Marc. 5-25 Erat in profluvio sanguinis annis duodecim,
-42 Erat autem (*puella*) annorum duodecim:
Luc. 26-36 Vixerat cum viro suo annis septem
-27 Et hæc vidua usque ad annos 84:
-41 Ibant parentes ej. per omnes annos in Jer...
-42 Et cum factus esset annorum duodecim,
3- 1 Anno a. quinto decimo imperii Tiberii
-23 Jesus erat incipiens quasi annorum triginta,
4-19 Prædicare annum Domini acceptum,
-25 Quando clausum est cœlum annis tribus
8-42 Unica filia erat ei fere annorum duodecim,
-43 Erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim
12-19 Habes multa bona posita in annos plurimos:
13- 7 Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens
- 8 Domine, dimitte illam et hoc anno,
-11 Habebat spirit. infirm. annis decem et octo:
-16 Ecce decem et octo annis non oportuit solvi
15-29 Dixit... Ecce tot annis non servio tibi
Joan. 2-20 Quadraginta et sex annis ædificatum est
5- 5 Triginta et octo annos habens in infirmitate
8-57 Quinquaginta annos nondum habes,
11-49 Caïphas... cum esset pontifex anni illius
-51 Cum esset pontifex anni illius, prophetavit,
18-13 Socer Caïphæ, qui erat pontifex anni illius
Act. 4-22 Annorum enim erat amplius 40 homo,
7- 6 Et male tractabunt eos annis quadringentis:
-23 Cum autem impleretur ei 40 annorum tempus,
-30 Et expletis annis quadraginta,
-36 In deserto annis quadraginta.
-42 Hostias obtulistis mihi annis 40 in deserto,
9-33 Ab annis octo jacentem in grabato,
11-26 Annum totum conversati sunt ibi
13-18 Et per 40 annorum tempus mores eorum
-20 Quasi post 450 annos: Et post hæc
-21 Dedit illis Deus Saül... annis 40.
18-11 Sedit autem ibi annum et sex menses,
24-10 Ex multis annis te esse judicem.. sciens
-17 Post annos a. plures, eleemosynas facturus
Rom. 4-19 Cum jam fere centum esset annorum,
15-23 Ex multis jam præcedentibus annis:
2 *Cor.* 8-10 Sed et velle cœpistis ab anno priore:
9- 2 Achaïa parata est ab anno præterito
12- 2 Scio hominem in Christo ante annos 14,
Galat. 1-18 Deinde post annos tres veni Jerosolymam.
2- 1 Deinde post annos 14 iterum ascendi Jer..
3-17 Quæ post 430 annos facta est lex,
4-10 Dies observatis, et menses, et... annos
1 *Tim.* 5- 9 Vidua eligatur non minus 60 annorum,
Hebr. 1-12 Tu a. idem ipse est et anni tui non deficient.
3-10 Quadraginta annis: propter quod infensus
-17 Quibus a. infensus est quadraginta annis?
9- 7 In secundo a. semel in anno solus pontifex,
-25 Pontifex intrat in Sancta per singulos annos
10- 1 Per singulos annos eisdem ipsis hostiis,
- 3 Commemoratio pecc. per sing. annos fit.
Jacob. 4-13 Faciemus ibi quidem annum, mercabimur,
5-17 Non pluit annos tres, et menses sex.
2 *Petr.* 3- 8 Unus dies apud Dominum sicut mille anni, Et mille anni sicut dies unus.
Apoc. 9-15 Parati erant in horam, et diem.. et annum,
20- 2 Et ligavit eum per annos mille:
- 3 Clausit... donec consummentur mille anni:
- 4 Et regnaverunt cum Christo mille annis.
- 5 Donec consummentur mille anni.
Apoc. 20- 6 Et regnabunt cum illo mille annis
- 7 Et cum consummati fuerint mille anni.

ANNUUS, A.

1 *Esdr.* 4-13 Et annuos redditus non dabunt
Jerem. 5-24 Plenitudinem annuæ messis custodientem

ANOB. *Filius Cos, de tribu Juda.*

1 *Par.* 4- 8 Cos autem genuit Anob, et Sobaba

ANSA

Exod. 26- 5 Ut ansa contra ansam veniat,
-10 Facies et 50 ansas in ora sagi unius, Et quinquaginta ansas in ora sagi alterius
-11 Et 50 fibulas æn. quibus jungantur ansæ
36-11 Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortinæ
-12 Ut contra se invicem venirent ansæ:
-13 Qui morderent cortinarum ansas
-17 Fecitq. ansas quinquaginta in ora sagi

ANSULÆ.

Exod. 26- 4 Ansulas hyacinthinas in lateribus ac
- 5 Quinquagenas ansulas cortina habebit

ANTE. *Præpositio et adverb. temporis. Simul hic ponuntur, quia sæpe sumi possunt altera pro altero et vice versa in quibusdam sequentibus versiculis.*

Gen. 3-24 Collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim
11-28 Mortuusq. est Aran ante Thare patrem
26-18 Nomin. quibus ante pater vocaverat
27-29 Et incurventur ante te filii matris tuæ:
-36 Primogenita mea ante tulit,
29- 7 Date ante potum ovibus,
30-38 Ut... ante oculos haberent virgas,
32- 3 Misit a. et nuntios ante se ad Esaü fratrem
-21 Præcesserunt itaque munera ante eum,
33-14 Præcedat Dominus meus ante servum suum:
40-13 Dabisque... sicut ante facere consueveras.
43-20 Jam ante descendimus ut emeremus escas.
44-14 Omnesq. ante eum pariter in terram corruerunt.
45- 5 Pro salute... misit me Deus ante vos in Ægyptum.
46-28 Misit autem Judam ante se ad Joseph,
48-20 Constituitque Ephraïm ante Manassen.
49-19 Gad, accinctus præliabitur ante eum:
Exod. 10-14 Quales ante illud tempus non fuerant,
9-24 Fuit magn. quanta ante nunquam apparuit
11- 6 Eritq. clamor... qualis nec ante fuit,
13- 9 Et quasi monumentum ante oculos tuos:
22-26 Ante solis occasum reddes ei.
26-32 Quod appendes ante quatuor columnas
30- 6 Quod ante arcam pendet testimonii
33-13 Et inveniam gratiam ante oculos tuos:
34-11 Ego ipse ejiciam ante faciem tuam Amorrh..
35-12 Et velum quod ante illud oppanditur:
39-18 Hæc et ante et retro ita conveniebant sibi,
40- 3 Demittesque ante illam velum:
- 6 Et ante illud altare holocausti:
-19 Appendit ante eam velum, ut expleret
Levit. 1- 5 Quod est ante ostium tabernaculi.
- 7 Strue lignorum ante composita.
8- 4 Congregataq. omni turba ante fores tabern.
-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi,
14-12 Et oblatis ante Dominum omnibus,
15-11 Non lotis ante manibus, lavabit vestimenta
16- 3 Nisi hæc ante fecerit:
17- 5 Sanctificentur Domino ante ostium tabern..
18-24 Quas ego ejiciam ante conspectum vestrum,
-27 Accolæ terræ, qui fuerunt ante vos,
-28 Sicut evomuit gentem, quæ fuit ante vos
-30 Quæ fecerunt hi qui fuerunt ante vos,
20-23 Quas ego expulsurus sum ante vos.
25-31 Si ante redempta non fuerit, in jubileo rev.
-53 Quibus ante servivit mercedibus impuritatis:
27-11 Si quis voverit adducere ante sacerdotem.
Num. 3-26 Quod trahitur ante fores tecti fœderis,
-38 Castrametabuntur ante tabernaculum fœderis,
4- 5 Deponent velum quod pendet ante fores,
-26 Velum... quod est ante tabernaculum.
6-18 Radetur Nazaræus ante ostium tabernaculi
7-10 Obtulerunt... oblationem suam ante altare.
13-23 Hebron septem annis ante Tanim... condita
14-43 Amalecites et Chananæus ante vos sunt,
20-10 Congregata multitudine ante petram,
22-15 Nobiliores, quam ante miserat, misit.
24- 1 Nequaquam abiit ut ante perrexerat,
25- 6 Qui flebant ante fores tabernaculi.
26-64 Nullus... qui ante numerati sunt a Moyse
27-17 Et possit exire et intrare ante eos,
32-17 Pergemus ad prælium ante filios Israël
Num. 33- 7 Et castrametati sunt ante Magdalom.
35-32 Exules et profugi ante mortem pontificis
Deut. 4- 8 Proponam hodie ante oculos vestros.
-32 Qui fuerunt ante te ex die quo creavit Deus
-42 Nec sibi fuerit inimicus ante unum
9- 3 Deus tuus ipse transibit ante te. Atque disperdat ante faciem tuam velociter,
-18 Et procidi ante Dominum sicut prius,
10- 2 Quæ fuerunt in his quas ante confregisti,
11-23 Disperdet D... ante faciem vestram
12-29 Disperdiderit D... ante faciem tuam
16-16 Non apparebit ante Dominum vacuus:
19-17 Stabunt ambo... ante Dominum
20- 2 Stabit sacerdos ante aciem,
24- 1 Si... non invenerit gratiam ante oculos
-13 Statim reddes ei ante solis occasum:
-15 Eadem die reddes... ante solis occasum,
25- 3 Ne fœde laceratus ante oculos t. abeat
26- 4 Cartallum... ponet ante altare Domini
28-25 Tradat te Dominus corruentem ante hostes
-63 Sicut ante lætatus est Dominus super vos
-66 Et erit vita tua quasi pendens ante te.
30- 3 Populis, in quos te ante dispersit.
31- 3 Dominus ergo Deus t. transibit ante te Et Josue iste transibit ante te,
33- 1 Benedixit Moyses... Israël ante mortem s.
Josue. 1-14 Vos a. transite armati ante fratres vestros
3- 6 Tulerunt, et ambulaverunt ante eos.
-14 Sacerdotes... pergebant ante eos.
4- 5 Ait ad eos: Ite ante arcam Domini
- 7 Defecerunt aquæ Jordanis ante arcam
-11 Sacerdotesque pergebant ante populum.
-18 Et fluebant sicut ante consueverant...
5- 6 Quibus ante juraverat ut non ostenderet eis
6- 6 Et incedant ante arcam Domini, et buccinis
- 8 Clangerent ante arcam
-13 Et armatus populus ibat ante eos
7-12 Nec poterit Israël stare ante hostes suos
-23 Projeceruntque ante Dominum.
8- 5 Cumq. exierint contra nos, sicut ante fecimus
14-15 Hebron ante vocabatur Cariath-Arbe.
20- 4 Stabit ante portam civitatis, et loquetur
- 5 Nec ante biduum,.. ejus probatur inimicus.
- 6 Donec stet ante judicium causam reddens
- 9 Donec staret ante populum expositurus
22-29 Quod extructum est ante tabernaculum
23-13 Non eas deleat ante faciem vestram,
24-12 Misique ante vos crabrones:
Judic. 1- 1 Quis ascendet ante nos contra Chananæum
4-20 Dixitq. Sisara ad eam: Sta ante ostium
5-27 Volvebatur ante pedes ejus, et jacebat
6-26 Super quam ante sacrificium posuisti
8-13 Revertensq. de bello ante solis ortum,
14-17 Septem ig. diebus convivii flebat ante eum:
-18 Die septimo ante solis occubitum:
16-20 Dixit:... Egrediar sicut ante feci.
-25 Præceperunt ut... ante eos luderet. Qui adductus de carcere ludebat ante eos.
-30 Plures interfecit moriens, quam ante vivus
18-16 Armati, stabant ante ostium
-17 Et sacerdos stabat ante ostium,
-21 Et ante se ire fecissent parvulos
19-27 Ecce concubina ejus jacebat ante ostium,
Ruth. 1-13 Ante eritis vetulæ quam nubatis.
2-10 Ut invenirem gratiam ante oculos tuos
1 *Reg.* 1- 9 Sedente super sellam ante postes templi
-22 Ducam eum, ut appareat ante conspectum
2-11 Puer a. erat... ante faciem Heli sacerdotis.
-18 Samuël a. ministrabat ante faciem Domini
5- 3 Dagon jacebat pronus in terram ante arcam
8-20 Rex noster, et egredietur ante nos,
9-12 Hic est: Ecce ante te, festina nunc;
-15 Ante unam diem quam veniret Saül
-19 Ascende ante me in excelsum,
-24 Levavit... et posuit ante Saül Pone ante te, et comede:
10- 5 Habebis... ante eos psalterium etc..
- 8 Et descendes ante me in Galgala,
12- 2 Et nunc rex graditur ante vos:
14-13 Itaque alii cadebant ante Jonatham,
17-41 Et armiger ejus ante eum.
18-16 Ingrediebatur et egrediebatur ante eos.
19- 7 Fuit ante eum, sicut fuerat heri
22- 4 Et reliquit eos ante faciem regis Moab:
23-24 Surgentes abierunt in Ziph ante Saül:
28-23 Et posuit ante Saül et ante servos ejus.
30-20 Et minavit ante faciem suam:
31- 1 Fugerunt viri Israël ante faciem Philisthiim
2 *Reg.* 3-31 Et plangite ante exequias Abner;
-35 Si ante occasum solis gustavero panem
5-24 Egredietur Dominus ante faciem tuam
6-14 David saltabat totis viribus ante Dominum
-20 Discooperiens se ante ancillas servorum
-22 Ante Dominum, qui elegit me potius
7-16 Usque in æternum ante faciem tuam

2 Reg. 10– 8 Direxerunt aciem ante ipsum introitum
11– 9 Dormivit a. Urias ante portam domus
13–15 Oderat eam, amore quo ante dilexerat.
–16 Majus est hoc... quam quod ante fecisti,
19–17 Et irrumpentes Jordanem, ante regem
23–13 Nec non et ante descenderunt tres qui
3 Reg. 1– 5 Fecitq. sibi... viros qui currerent ante eum.
–28 Ingressa coram rege, et stetisset ante eum,
3–12 Ut nullus ante te similis tui fuerit,
6– 3 Et porticus erat ante templum
Decem cubitos lat. ante faciem templi
–21 Domum quoque ante oraculum operuit
8– 5 Gradiebatur cum illo ante arcam,
– 8 Foris sanctuarium ante oraculum
–22 Stetit a. Salomon ante altare Domini
–64 Atrii, quod erat ante domum Domini
14– 9 Super omnes qui fuerunt ante te,
–24 Quos attrivit Dominus ante faciem f. Israël
–27 Qui excubabant ante ostium domus regis:
15– 3 Quæ fecerat ante eum:
–11 Fecit Asa rectum ante conspectum Domini
16–25 Super omnes qui fuerunt ante eum.
–30 Super omnes qui fuerunt ante eum.
–33 Super om. reg. Isr. qui fuerunt ante eum.
18–15 Vivit Dominus... ante cujus vultum sto,
–46 Accinctisque lumbis currebat ante Achab
19–11 Et conterens petras ante Dominum:
–18 Genua non sunt incurvata ante Baal,
20–25 Secundum currus quos ante habuisti:
4 Reg. 4–15 Cum vocata... stetisset ante ostium,
–31 Giezi autem præcesserat ante eos,
5–16 Vivit Dominus, ante quem sto,
17– 2 Non sicut reg. Isr., qui ante eum fuerant:
18– 5 Sed neque in his qui ante eum fuerunt:
–22 Ante altare hoc adorabitis in Jerusalem?
–24 Quomodo potestis resistere ante unum
21–11 Quæ fecerunt Amorrhæi ante eum,
23–25 Similis illi non fuit ante eum rex,
1 Par. 4–40 In qua ante habitaverant de stirpe Cham.
14–15 Egressus est e. Deus ante te, ut percutiat
17–13 Sicut abstuli ab eo, qui ante te fuit.
22– 5 Ante mortem suam o. præparavit impensas.
24– 2 Mortui sunt a. Nadab et Abiu ante patrem
29–25 Qualem nullus habuit ante eum rex Israel.
2 Par. 1–12 Nec ante te, nec post te fuerit similis tui.
3– 4 Porticum vero ante frontem
–15 Ante fores etiam templi duas columnas,
4–20 Ut lucerent ante oraculum juxta ritum,
5– 6 Qui fuerunt congregati ante arcam,
– 9 Capita parebant ante oraculum:
7– 6 Sacerdotes canebant tubis ante eos,
– 7 Medium atrii ante templum Domini
8–12 Quod extruxerat ante porticum,
10– 2 Fugerat quippe illuc ante Salomonem
15– 8 Quod erat ante porticum Domini.
20– 5 In domo Domini ante atrium novum,
–27 Reversusq. est... et Josaphat ante eos,
22– 1 Qui ante eum fuerant, interfecerant
23–17 Sacerdotem Baal interfecerunt ante aras.
1 Esdr. 5–11 Quod erat extructum ante hos annos multos,
10– 1 Orante Esdra... et jacente ante templum Dei,
– 6 Et surrexit Esdras ante domum Dei,
2 Esdr. 1– 4 Et orabam ante faciem Dei cœli.
–11 Da ei misericordiam ante virum hunc;
2– 1 Et vinum erat ante eum,
Et eram quasi languidus ante faciem ejus.
– 6 Et placuit ante vultum regis, et misit me:
–13 Egressus sum... ante fontem draconis,
5–15 Duces a. primi, qui fuerant ante me gravav.
8– 1 Ad plateam quæ est ante portam aquarum;
– 3 In platea quæ erat ante portam aquarum,
9–11 Et mare divisisti ante eos, et transierunt
12–25 Custodes... et vestibulorum ante portas.
–35 Et Esdras scriba ante eos in porta Fontis.
13– 5 Ibi erant ante eum reponentes munera,
Tobiæ. 6– 4 Et palpitare cœpit ante pedes ejus.
12–15 Unus e septem, qui astamus ante Dominum
Judith. 5–22 Ante hos annos, cum recessissent a via,
7–14 Cum prosternamur ante oculos eorum in siti,
–16 Infantes nostri mori ante oculos nostros.
10–17 Cumque intrasset ante faciem ejus,
11–20 Benefecit Deus, qui misit te ante populum,
12– 5 Ante lucem egrediendi foras adorationem
–12 Ut honorificetur ante faciem ejus,
–14 Quod erit ante oculos ejus bonum... faciam.
–15 Et ingressa stetit ante faciem ejus.
13– 5 Ut staret foris ante cubiculum, et observ..
– 6 Stetitque Judith ante lectum, orans
–25 Sed subvenisti ruinæ ante conspectum Dei
14– 9 Et ante ingressum cubiculi perstrepentes,
–13 Ingressus Vagao... stetit ante cortinam,
16–18 Petræ, sicut cera, liquescent ante faciem tuam.

Esth. 2–11 Deambulabat quotidie ante vestibulum
4– 6 Stantem in plat. civ. ante ostium palatii.
5– 9 Cumq. vidisset Mard. sedentem ante fores
–13 Quandiu videro Mard... ante fores regias.
6–10 Qui sedet ante fores palatii.
–13 Mardochæus, ante quem cadere cœpisti,
8– 1 Mardoch. ingressus est ante faciem regis.
– 4 Illaque consurgens stetit ante eum,
9– 1 Quem Adar vocari ante jam diximus,
16–18 Pro quo scelere ante portas hujus urbis,
Job. 6– 5 Mugiet bos cum ante præsepe plenum steterit?
8–12 Ante omnes herbas arescit:
15– 7 Numquid... es, et ante colles formatus?
21–18 Erunt sicut paleæ ante faciem venti,
–33 Et ante se innumerabiles.
22–16 Qui sublati sunt ante tempus suum,
24–25 Et ponere ante Deum verba mea?
Psal. 5– 6 Neque permanebunt injusti ante oculos tuos.
13– 3 Non est timor Dei ante oculos eorum.
17–43 Ut pulverem ante faciem venti:
25– 3 Misericordia tua ante oculos meos est:
34– 5 Fiant tanquam pulvis ante faciem venti:
35– 2 Non est timor Dei ante oculos ejus.
37–10 Domine, ante te omne desiderium meum:
41– 3 Quando v. et apparebo ante faciem Dei?
53– 5 Non proposuerunt Deum ante conspectum suum
54–20 Exaudiet Deus... qui est ante sæcula.
56– 7 Foderunt ante faciem meam foveam:
71– 5 Ante lunam, in generatione et generationem.
–67 Ante solem permanet nomen ejus.
72–16 Labor est ante me:
73–12 Deus autem rex noster ante sæcula,
82–14 Et sicut stipulam ante faciem venti.
84–14 Justitia ante eum ambulabit:
89– 4 Quoniam mille anni ante oculos tuos,
94– 6 Ploremus ante Dominum, qui fecit nos,
96– 3 Ignis ante ipsum præcedet,
100– 3 Non proponebant ante oculos meos rem
104–17 Misit ante eos virum: (*id est, Joseph*)
109– 3 Ex utero ante luciferum genui te.
126– 2 Vanum est vobis ante lucem surgere:
141– 3 Tribulationem meam ante ipsum pronuntio
147–17 Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit.
Prov. 1–17 Frustra a. jacitur rete ante oculos pennatorum.
8–25 Ante colles ego parturiebar:
14–19 Jacebunt mali ante bonos:
Et impii ante portas justorum.
16–18 Et ante ruinam exaltatur spiritus.
18–16 Et ante principes spatium ei facit.
22–29 Coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles
23– 1 Attende quæ apposita sunt ante faciem tuam
Eccle. 1–10 Præcessit in sæculis, quæ fuerant ante nos.
–16 Præcessi... qui fuerunt ante me in Jerusalem:
2– 9 Omnes qui ante me fuerunt in Jerusalem
4–16 Omnium qui fuerunt ante eum:
10–14 Ignorat homo quid ante se fuerit
Sap. 11–23 Sic est ante te orbis terrarum,
14–20 Qui ante tempus, tanquam homo honoratus
15– 8 Ille qui paulo ante de terra factus fuerat,
18– 2 Et qui ante læsi erant... gratias agebant:
– 6 Illa e. nox ante cognita est a patribus n.
19– 7 Ex aqua, quæ ante erat, terra arida apparuit,
–12 Non sine illis, quæ ante facta erant, argumentis
Eccli. 1– 1 Omnis sapientia... est ante ævum.
7– 5 Non te justifices ante Deum, q. agnitor
8–19 Quasi nihil est ante illum sanguis,
11–30 Ante mortem ne laudes hominem quemquam
14–13 Ante mortem benefac amico tuo,
–17 Ante obitum tuum operare justitiam:
15–18 Ante hominem vita et mors,
16–31 Anima om. vit. denuntiavit ante faciem
17–22 Precare ante faciem Domini,
–26 Ante mortem confitere.
18–19 Ante judicium para justitiam tibi
–20 Ante languorem adhibe medicinam
Et ante judicium interroga te ipsum,
–21 Ante languorem humilia te,
–23 Ante orationem præpara animam tuam:
22–30 Ante ignem camini vapor,
Sic et ante sanguinem maledicta... minæ.
24– 5 Primogenita ante omnem creaturam:
–14 Ab initio et ante sæcula creata sum,
27– 8 Ante sermonem non laudes virum:
30–26 Ante tempus senectam adducet cogitatus.
32–14 Ante grandinem præibit coruscatio:
Et ante verecundiam præibit gratia

Eccli. 34– 3 Ante faciem hominis similitudo hominis.
35– 6 Non apparebis ante conspectum D. vacuus.
37–20 Ante omnia opera verbum verax præcedat te, et ante omnem actum consilium stabile.
38–33 Ante pedes suos curvabit virtutem suam.
40–16 Ad oram flum. ante omne fœnum evelletur
41– 5 Memento quæ ante te fuerunt,
42–21 Qui est ante sæculum et usque in sæculum
45–15 Sic sepulcra ante ipsum non fuerunt talia
46– 4 Quis ante illum sic restitit?
–22 Ante tempus finis vitæ suæ et sæculi,
51–19 Ante templum postulabam pro illa,
–38 Operamini opus vestrum ante tempus,
Isai. 1–12 Cum veneritis ante conspectum meum,
14– 3 A servitute dura, qua ante servisti:
18– 5 Ante messem enim totus efflorui,
28– 4 Temporaneum ante maturitatem autumni:
43–10 Ante me non est formatus Deus,
44–15 Fecit sculptile, et curvatus est ante illud.
–17 Curvatur ante illud, et adorat illud,
45– 1 Ut subjiciam ante faciem ejus gentes,
– 2 Ego ante ibo: et gloriosos terræ humiliabo:
48– 7 Nunc creata sunt, et non ex tunc et ante diem,
63–12 Qui scidit aquas ante eos,
65– 1 Quæsierunt me qui ante non interrogabant
– 3 Ad iracundiam provocat me ante faciem
7–24 Factiq. sunt retrorsum et non in ante
Jerem. 15–19 Et ante faciem meam stabis:
24– 1 Calathi... positi ante templum Domin
28– 8 Prophetæ, qui fuerunt ante me
Et ante te ab initio, et prophetaverunt
34– 5 Reg. prior. qui fuerunt ante te,
43– 5 Gent. ad quas fuerant ante dispersi,
50– 8 Et estote quasi hœdi ante gregem.
Thren. 1– 5 In captivitatem ante faciem tribulantis.
– 6 Abierunt... ante faciem subsequentis
2–19 Effunde... cor tuum ante conspect. Dom.
Baruch. 1–17 Peccavimus ante Dominum Deum nostrum,
–22 Facientes mala ante oculos Domini Dei
2–10 Quæ dedit ante faciem nostram.
–14 Da nobis invenire gratiam ante faciem
–19 Petimus misericordiam ante conspect.
3– 7 Patr. nostr. qui peccaverunt ante te.
6– 1 Propter peccata quæ peccastis ante Deum
– 5 Visa itaque turba de retro, et ab ante,
Ezech. 1– 9 Unumquodq. ante faciem s. gradiebatur.
6– 4 Dejiciam interfectos v. ante idola vestra.
– 5 Dabo cadavera... ante faciem simulacrorum
8–11 Stabat in medio e. stantium ante picturas
9– 6 Cœperunt ergo a viris senioribus, qui erant ante faciem domus.
10–22 Impetus sing. ante faciem suam ingredi.
12– 5 Ante oculos eor. perfode tibi parietem:
23–41 Et mensa ornata est ante te,
28–17 Ante faciem regum dedi te ut cernerent
40–12 Marginem ante thalamos cubiti
–15 Ante faciem portæ, quæ pertingebat usque
–16 Et ante frontes pictura palmarum.
–22 Erat ascensus ejus et vestibulum ante eam.
–26 Et vestibulum ante fores ejus:
–40 Ad latus alterum ante vestibulum portæ,
–47 Et altare ante faciem templi:
41– 4 Et mensus est long... ante faciem templi:
–14 Latitudo a. ante faciem domus
42– 4 Ante gazophylacia deambulatio
– 8 Longitudo ante faciem templi, centum cub..
–10 Et erant ante ædificium gazophylacia.
–11 Et via ante faciem eorum
–12 Quæ via erat ante vestibulum separatum
–13 Quæ sunt ante ædificium separatum:
Dan. 6–10 Adorabat... sicut et ante facere consueverat
7– 7 Dissimilis... quos videram ante eam,
–20 Ante quod ceciderant tria cornua:
8– 3 Ecce aries unus stabat ante paludem,
– 6 Quem videram stantem ante portam,
9–18 Neque...prosternimus preces ante faciem t.
14–13 Rex posuit cibos ante Bel:
Joel. 2– 3 Ante faciem ejus ignis vorans,
–11 Dominus dedit vocem suam ante faciem
Amos. 1– 1 Ante duos annos terræ motus.
Mich. 2–13 Ascendet enim pendens iter ante eos
6– 4 Misi ante faciem tuam Moysen, et Aaron,
Nahum. 1– 6 Ante faciem indignationis ejus quis sustinebit?
Habac. 3– 5 Ante faciem ejus ibit mors.
Egredietur diabolus ante pedes ejus.
Aggæi. 2–15 Et sic gens ista ante faciem meam,
Zach. 3– 3 Stabat ante faciem Angeli.
8–10 Ante dies illos merces hominum non erat,
Malac. 3– 1 Præparabit viam ante faciem meam.
1 Mac. 1–58 Ante januas domorum... sacrificabant:
3–22 Dominus conteret eos ante faciem nostram
–30 Donaria, quæ dederat ante larga manu;

1 *Mac.* 3-30 Abundaverat sup. reg. qui ante eum fuerunt.
-46 Locus orationis erat in Maspha ante Israël.
-53 Quomodo poterimus subsistere ante faciem eorum
4-10 Conteret exerc. istum ante faciem nostram hodie.
-52 Et ante matutinum surrexerunt,
6-33 Surrexit rex ante lucem, et concitavit
-36 Hi ante tempus ubicumque erat bestia,
7-36 Steterunt ante faciem altaris et templi :
10-34 Tres dies ante diem solemnem,
-72 Non potest stare pes vester ante faciem
11-26 Sicut fecerant ei qui ante eum fuerant :
-67 Ante lucem vigilaverunt in campo Asor.
13-27 Lapide polito retro et ante :
15- 5 Remiserunt tibi ante me omnes reges
2 *Mac.* 2-33 Stultum e. est ante historiam effluere
3-15 Sacerdotes a. ante altare cum stolis sac...
-30 Paulo ante timore ac tumultu erat plenum,
6-29 Hi a. qui... paulo ante fuerant mitiores,
8-17 Ante oculos habentes contumeliam,
-26 Non erat ante sabbatum :
9-10 Et qui paulo ante sidera cœli contingere
15-23 Mitte Angelum tuum bonum ante nos,
Matth. 5-12 Persec. proph. qui fuerunt ante vos.
-24 Relinque ibi munus tuum ante altare,
6- 2 Noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ
7- 6 Neque mittatis margaritas v. ante porcos,
8-29 Venisti huc ante tempus torquere nos?
11-10 Mitto Angelum meum ante faciem tuam,
Qui præparabit viam tuam ante te,
-26 Quoniam sic fuit placitum ante te.
17- 2 Et transfiguratus est ante eos.
-14 Accessit ad eum... provolutus ante eum,
18-14 Sic non est voluntas ante Patrem vest.
23-13 Clauditis regnum cœlorum ante homines,
24-38 Sicut e. erant in diebus ante diluvium
25-32 Congregabuntur ante eum omnes gentes,
27-11 Jesus autem stetit ante præsidem :
-29 Et genu flexo ante eum, illudebant ei,
Marc. 1- 2 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te.
5-33 Mulier... venit et procidit ante eum,
6-41 Dedit Discipulis s. ut ponerent ante eos :
10-17 Procurrens quidam genu flexo ante eum,
11- 4 Pullum ligatum, ante januam foris
13- 9 Ante præsides et reges stabitis propter me,
14-68 Exiit foras ante atrium et gallus cantavit.
15-42 Erat parasceve, quod est ante sabbatum
Luc. 1- 6 Erant autem justi ambo ante Deum,
- 8 Cum sacerdotio fungeretur... ante Deum,
-17 Et ipse præcedet ante illum in spiritu
-19 Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum :
-76 Præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus
2-31 Quod parasti ante faciem omnium pop.
5-18 Quærebant... ponere ante eum.
-19 Per tegulas summiserunt... ante Jesum.
7-27 Mitto Angelum meum ante faciem tuam,
Qui præparabit viam tuam ante te.
8-28 Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum :
-47 Venit, et procidit ante pedes ejus :
9-16 Distribuit... ut ponerent ante turbas.
-45 Erat velatum ante eos ut non sentirent
-52 Misit nuntios ante conspectum suum :
10- 1 Misit illos binos ante faciem suam,
-21 Etiam Pater : Quoniam sic placuit ante te.
11- 6 Non habeo quod ponam ante illum :
-38 Quare non baptizatus esset ante prandium.
14- 2 Homo quidam hydropicus erat ante illum
16-15 Abominatio est ante Deum.
17-16 Et cecidit in faciem ante pedes ejus,
19-27 Adducite huc, et interficite ante me.
21-12 Ante hæc omnia injicient vobis manus
-36 Et stare ante Filium hominis.
24-11 Et visa sunt ante illos,... verba ista
-22 Quæ ante lucem fuerunt ad monumentum,
Joan. 1-15 Qui post me venturus est, ante me factus est:
-27 Ipse est... qui ante me factus est;
-30 Post me venit vir, qui ante me factus est
3-28 Sed quia missus sum ante illum
5- 7 Dum venio... alius ante me descendit.
10- 4 Ante eos vadit; et oves illum sequuntur
11-55 Ascenderunt... de regione ante Pascha,
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit
13- 1 Ante diem festum Paschæ, sciens Jesus
17-24 Dilexisti me ante constitutionem mundi.
Act. 3-13 Quem vos... negastis ante faciem Pilati,
4-35 Et ponebant ante pedes Apostolorum.
5-10 Confestim cecidit ante pedes ejus,
-23 Invenimus... custodes stantes ante januas
-36 Ante hos enim dies extitit Theodas
7-46 Qui invenit gratiam ante Deum,
8- 9 Simon, qui ante fuerat in civitate magus,

Act. 10-30 Ecce vir stetit ante me in veste candida,
13-24 Prædicante Joanne ante faciem adventus
14-12 Sacerdos q. Jovis, qui erat ante civitatem, Tauros et coronas ante januas afferens,
18-17 Percutiebant eum ante tribunal
21-38 Qui ante hos dies tumultum concitasti
23- 1 Conversatus sum ante Deum,
-33 Statuerunt ante illum et Paulum.
Rom. 1- 2 Quod ante promiserat per Prophetas
3-18 Non est timor Dei ante oculos eorum.
4-17 Ante Deum, cui credidit,
11- 4 Qui non curvaverunt genua ante Baal.
14-10 Omnes e. stabimus ante tribunal Christi.
16- 7 Qui et ante me fuerunt in Christo.
1 *Cor.* 2- 7 Quam prædestinavit Deus ante sæcula
4- 5 Itaque nolite ante tempus judicare,
2 *Cor.* 5-10 Nos manifestari oportet ante tribunal Christi
12- 2 Scio hominem in Christo ante annos
-21 Ex iis qui ante peccaverunt,
13- 2 Prædixi.. iis qui ante peccaverunt,
Galat. 3- 1 Ante quorum oculos Jesus Ch. præscriptus
Ephes. 1- 4 Elegit nos... ante mundi constitutionem,
Colos. 1-17 Ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant.
1 *Thes.* 1- 3 Ante Deum et Patrem nostrum
2-19 Nonne vos ante Dominum nostrum... estis
3- 9 Quo gaudemus propter vos ante Deum
-13 Ad confirmanda corda vestra... ante Deum
2 *Tim.* 1- 9 Data est nobis in Christo Jesu ante tempora
4-21 Festina ante hyemem venire.
Tit. 1- 2 Quam promisit... Deus ante tempora sæcularia :
Hebr. 11- 5 Ante translationem e. testim. habuit
Jacob. 5- 9 Ecce judex ante januam assistit.
-12 Ante omnia... nolite jurare,
1 *Petr.* 1-20 Præcogniti quidem ante mundi constitutionem,
4- 8 Ante omnia a. mutuam in vob. charitatem
Judæ. -24 Constituere ante conspectum gloriæ suæ
-25 ... Et potestas, ante omne sæculum, et nunc,
Apoc. 3- 9 Ecce faciam ut... adorent ante pedes tuos
4- 5 Septem lampades ardentes ante thronum,
- 6 Quatuor animalia plena oculis ante et retro
-10 Mittebant coronas suas ante thronum,
- 9 Stantes ante thronum, et in conspectu Agni,
-15 Ideo sunt ante thronum Dei, et serviunt
8- 3 Angelus venit et stetit ante altare...
Quod est ante thronum Dei.
9-13 Altaris aurei, quod est ante oculos Dei,
12- 4 Draco stetit ante mulierem, quæ erat paritura;
-10 Qui accusabat illos ante conspectum Dei
14- 3 Cantabant quasi cantic. nov. ante sedem,
Et ante quatuor animalia et seniores
- 5 Sine macula e. sunt ante thronum Dei.
-10 Et ante conspectum Agni :
16-19 Babylon magna venit in mem. ante Deum,
19-10 Et cecidi ante pedes ejus, ut adorarem eum.
22- 8 Cecidi ut adorarem ante pedes Angeli,

ANTEA.

Exod. 34- 4 Tabulas lapideas, quales antea fuerant :
Josue. 10-14 Non fuit antea nec postea tam longa dies,
Ruth. 2-11 Veneris ad populum quem antea nesciebas.
Esth. 14- 2 In quibus antea lætari consueverat,
Jerem. 36-32 Multo plures, quam antea fuerant.
1 *Mac.* 4-60 Et conculcarent eum sicut antea fecerunt.
14-33 Ubi erant arma hostium antea :
-34 Azoti, in qua hostes antea habitabant,
15- 3 Volo... restituere illud sicut erat antea;
-27 Rupit om. quæ pactus est cum eo antea
Luc. 23-12 Nam antea inimici erant ad invicem.

ANTECEDO.

Gen. 32-16 Dixitq. pueris suis : Antecedite me,
Exod. 17- 5 Ait Dom. ad Moysen : Antecede populum,
Josue. 3-11 Arca fœderis D... antecedet vos per Jordanem
1 *Reg.* 9-27 Dic puero ut antecedat nos, et transeat
17- 7 Et armiger ejus antecedebat eum.
2 *Par.* 20-21 Statuit cantores D. ut... antecederent exercitum
Sap. 7-12 Quoniam antecedebat me ista sapientia,
Matth. 2- 9 Et ecce stella... antecedebat eos,
Luc. 22-47 Judas, unus de duodecim, antecedebat eos

ANTECESSORES.

Sap. 12- 8 Misisti antecessores exercitus tui vespas,
Galat. 1-17 Neque veni Jeros ad antecessores meos.

ANTEEO.

Isai. 58- 8 Et anteibit faciem tuam justitia tua,

ANTELUCANUS, UM.

Sap. 11-23 Tanquam gutta roris antelucani,
Eccli. 24-44 Doctrinam quasi antelucanum illumino

ANTEMURALE.

Isai. 26- 1 Ponetur in ea murus et antemurale.
Thren. 2- 8 Luxitq. antemurale, et murus pariter

ANTEQUAM.

Gen. 2- 5 Virgultum agri antequam oriretur in terra,
11- 4 Antequam dividamur in universas terras.
13-10 Antequam subverteret Dominus Sodomam
27- 4 Benedicat tibi anima mea antequam moriar.
30-30 Modicum habuisti antequam venirem ad te
36-31 Antequam haberent regem filii Israel
37-18 Antequam accederet ad eos (*Joseph*),
41-50 Joseph filii duo antequam veniret fames :
45-28 Vadam, et videbo illum antequam moriar.
48- 5 Qui nati... antequam huc venirem ad te, mei erunt :
50-16 Pater tuus præcepit nobis antequam moreretur,
Exod. 12-34 Tulit... farinam antequam fermentaretur :
23-28 Emittens crabrones... antequam introeas.
Deut. 31-21 Antequam introducam eum in terram,
Judic. 6-31 Moriatur antequam lux crastina veniat :
Ruth. 3-14 Surrexit itaque antequam homines se cognoscerent mutuo,
1 *Reg.* 2-15 Antequam adolerent adipem, veniebat puer
3- 3 Lucerna Dei antequam extingueretur,
9-13 Antequam ascendat excelsum ad vescendum;
2 *Reg.* 3-13 Antequam adduxeris Michol filiam Saül;
3 *Reg.* 22-36 Præco insonuit...antequam sol occumberet.
4 *Reg.* 2- 9 Postula quod vis... antequam tollar a te.
6-32 Antequam veniret nuntius ille, dixit ad senes :
19-26 Arefacta est antequam veniret ad maturitatem.
20- 4 Antequam egrederetur Isaïas mediam partem
1 *Par.* 1-43 Antequam rex esset super filios Israël :
2 *Par.* 33-19 Antequam ageret pœnitentiam,
Tobiæ. 8-14 Ut sepeliam eum antequam elucescat dies.
Job. 3-24 Antequam comedam, suspiro;
8-16 Humectus videtur antequam veniat sol,
10-21 Antequam vadam, et non revertar,
15-32 Antequam dies ejus impleantur, peribit :
Prov. 8-22 Antequam quidquam faceret a principio.
-23 Ex antiquis antequam terra fieret.
17-14 Et antequam patiatur contumeliam,
18-12 Antequam conteratur, exaltatur cor hominis
Et antequam glorificetur, humiliatur.
30- 7 Ne deneges mihi antequam moriar.
Eccle. 12- 1 Antequam veniat tempus afflictionis
- 2 Antequam tenebrescat sol, et lumen
- 6 Antequam rumpatur funiculus argenteus,
Sap. 2- 8 Coronemus nos rosis, antequam marcescant
8- 8 Signa et monstra scit, antequam fiant,
Eccli. 18-19 Antequam loquaris, disce.
19-17 Corripe proximum, antequam commineris.
23-29 Deo antequam crearentur omnia s. agnita;
27-32 Dolor a. consumet illos antequam moriantur.
48-28 Ostendit futura... antequam evenirent.
Isai. 7-16 Antequam sciat puer reprobare malum
8- 4 Antequam sciat puer vocare patrem
37-27 Quæ exaruit antequam maturesceret.
42- 9 Antequam oriantur, audita vobis faciam.
48- 5 Antequam venirent indicavi tibi
-16 Ex tempore antequam fieret, ibi eram :
65-24 Eritq. antequam clament, ego exaudiam :
66- 7 Antequam parturiret, peperit;
Antequam veniret partus ejus, peperit masculum.
Jerem. 1- 5 Antequam exires de vulva, sanctificavi te,
13-16 Date D... gloriam antequam contenebrescat
Antequam offendant pedes vestri ad montes
38-10 Leva... de loco antequam moriatur.
47- 1 Antequam percuteret Pharao Gazam :
Ezech. 16-57 Antequam revelaretur malitia tua :
33-22 Antequam veniret qui fugerat,
Dan. 21-42 Deus... qui nosti omnia antequam fiant,
Joel. 2-31 Antequam veniat dies Domini magnus,
Amos. 3- 5 Numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit?...
Soph. 2- 2 Antequam veniat super vos ira furoris Domini,
Antequam veniat super vos dies indignationis Domini

Aggæi. 2-16 Antequam poneretur lapis super lapidem
Malac. 4- 5 Antequam veniat dies Domini magnus,
Matth. 1-18 Antequam convenirent, inventa est in utero
6- 8 Scit... quid opus sit vobis, antequam petatis
26-34 Antequam gallus cantet, ter me negabis.
Luc. 32-15 Desideravi hoc Pascha... antequam patiar.
Joan 8-58 Antequam Abraham fieret, ego sum.
Act. 2-20 Antequam veniat dies Domini magnus

ANTICHRISTUS.

1 *Joan.* 2-18 Sicut audistis quia Antichristus venit,
Et nunc Antichristi multi facti sunt;
-22 Hic est Antichristus qui negat Patrem,
4- 3 Hic est Antichristus, de quo audistis
2 *Joan.* - 7 Hic est seductor, et Antichristus.

ANTICIPO.

Psal. 76- 5 Anticipaverunt vigilias oculi mei :
78- 8 Cito anticipent nos misericordiæ tuæ :
1 *Mac.* 10- 4 Anticipemus facere pacem cum eo,

ANTIOCHIA. *Urbs Syriæ metropolis.*

1 *Mac.* 3-37 Exivit ab Antiochia civitate regni sui,
4-35 Abiit Antiochiam, et elegit milites,
6-63 Reversus est Antiochiam,
10-68 Alexander rex... reversus est Antiochiam
11-13 Et intravit Ptolemæus Antiochiam,
-44 Misit ei Jonathas tria mill... Antiochiam;
-56 Tryphon... et obtinuit Antiochiam.
2 *Mac.* 4-33 Se continens Antiochiæ secus Daphnem.
-36 Adierunt Judæi apud Antiochiam,
5-21 Velociter Antiochiam regressus est,
8-35 Fugiens . solus venit Antiochiam
11-36 Nos enim Antiochiam accedimus.
13-23 Ut a. cognovit rebellasse Philip. Antiochiæ.
-26 Pop. sedavit, regressusq. est Antiochiam
14-27 Mach .. vinctum mittere Antiochiam.
Act. 11-19 Perambulaverunt usque... Antiochiam,
-20 Cyrenæi, qui cum introissent Antiochiam,
-22 Miserunt Barnabam usque ad Antiochiam.
-25 Quem cum invenisset, perduxit Antiochiam
-26 Ita ut cognominarentur primum Antiochiæ discipuli, christiani...
-27 Supervenerunt ab Jer. prophetæ Antiochiam
13- 1 In Ecclesia, quæ erat Antiochiæ,
-14 Venerunt Antiochiam Pisidiæ,
14-18 Supervenerunt a. quidam ab Antiochia,
-20 Reversi sunt Lystram... et Antiochiam
-25 Et inde navigaverunt Ant ochiam
15-22 Placuit apostolis... et mittere Antiochiam
-23 APOSTOLI... his qui sunt Antiochiæ.. salutem.
-30 Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam.
-35 Paulus a. et Barn. demorabantur Antiochiæ
18-22 Salutavit Ecclesiam et descendit Antiochiam
Galat. 2-11 Cum autem venisset Cephas Antiochiam,
2 *Tim.* 3-11 Qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii,

ANTIOCHENUS.

2 *Mac* 4- 9 Qui in Jerosol. erant, Antiochenos scribere.
6- 1 Misit rex senem quemdam Antiochenum
Act. 6- 5 Elegerunt Stephanum...et Nicolaum advenam Antiochenum.

ANTIOCHIS.

2 *Mac.* 4-30 Eo quod Antiochidi regis concubinæ dono essent dati.

ANTIOCHUS I et II.

Antiochus Illustris, cognomento Epiphanes : ἐπιφανὴς *enim græce idem est quod* illustris *latine. Filius erat Antiochi Magni regis Syriæ, cujus gesta non referuntur in Libris sacris. Antiochus Illustris hoc nomen obtinuerat post aliqua præclare gesta. Intravit in Ægyptum cum exercitu magno, in curribus, et elephantis et equitibus et copiosa navium multitudine. Ante eum fugit Ptolemæus rex Ægypti. Comprehendit civitates munitas et multa spolia diripuit. Postea Jerusalem et templum spoliavit. Ibique idolum in loco sancto erexit abominabile. Cum audivisset Elimaydem in Perside nobilissimam et esse valde copiosam in argento et auro, venit ut caperet civitatem; at non potuit, sed cum tristitia magna reversus est in Babyloniam. In itinere ei nuntiatum est fugata esse castra quæ erant in Judæa, Lysiam fugisse a facie Judæorum, omnia denique infeliciter gesta; præ mœrore et tristitia incidit in languorem et mortuus est in terra aliena. Antiochus Eupator, filius ejus, ad triennium in regno successit. Hic ascendit in Judæam cum exercitu magno. Fœdus et pactum Judæis promissum violavit. Denique cum Lysia interfectus est a Demetrio Sotere consobrino; et sedit Demetrius super sedem regni sui. Alter quoque reperitur Antiochus, cognomento Sidetes, filius Demetrii Soteris, quem Alexander interfecerat, frater autem Demetrii qui Nicanor dictus est.*

1 *Mac.* 1-11 Et exiit radix peccatrix Antiochus illustris
Filii Antiochi regis, qui fuerat Romæ obses
-17 Paratum est regnum in conspectu Antiochi,
-21 Convertit Antiochus, postq. percus. Ægyptum
-43 Et scripsit rex Antiochus omni regno suo,
-44 Consenserunt... sec. verbum regis Antiochi
-52 Quicumq. non feciss. sec. verb. reg. Antiochi, morerentur
-57 Ædificavit rex Antiochus abomin. idolum
2-15 Qui missi erant a rege Antiocho,
-17 Respond. qui missi erant ab Antiocho,
-19 Et si omnes gentes regi Antiocho obediunt,
-22 Non audiemus verba regis Antiochi
-25 Sed et virum, quem rex Antiochus miserat,
-33 Facite secundum verbum regis Antiochi,
3-27 Ut audivit a. rex Antiochus sermones istos
-33 Ut nutriret Antiochum filium suum,
6- 1 Rex Antiochus perambulabat sup. regiones
-15 Ut adduceret Antiochum filium suum
-16 Et mortuus est illic Antiochus rex,
-17 Constituit regnare Antiochum filium
-55 Quem constituerat rex Antiochus
Ut nutriret Antiochum filium suum,
7- 2 Comprehendit exercitus Antiochum
8- 6 Et Antiochum Magnum regem Asiæ
10- 1 Ascendit Alexander Antiochi filius,
11-39 Nutriebat Antiochum filium Alexandri
-54 Et Antiochus cum eo puer adolescens,
-57 Scripsit Antiochus adolescens Jonathæ,
12-16 Elegimus itaq. Numenium Antiochi filium
-39 Extendere manum in Antiochum regem
13-31 Tryphon a. cum iter faceret cum Antiocho rege adolescente, dolo occidit eum.
14-22 Numenius Antiochi,... filius legati Romanorum,
15- 1 Misit rex Antiochus filius Demetrii
- 2 Rex Antiochus Simoni sacerdoti...salutem.
-10 Exiit Antiochus in terram patrum suorum,
-11 Et insecutus est eum Antiochus rex.
-13 Et applicuit Antiochus super Doram
-25 Antiochus autem rex applicuit castra in Doram secundo
2 *Mac.* 1-14 Habitaturus venit ad locum Antiochus,
-16 Cum intrasset Antiochus :
2-21 Quæ pertinent ad Antiochum Nobilem.
4- 7 Antiochus, qui Nobilis appellabatur
-21 Cum cognovisset Antiochus alienum se
-37 Contristatus... Antiochus propter Oniam
5- 1 Antiochus secundam profectionem paravit
- 5 Tanquam vita excessisset Antiochus,
-17 Ita alienatus mente Antiochus, non consid.
-21 Igitur Antiochus mille et octingentis
7-24 Antiochus autem, contemni se arbitratus,
9- 1 Antiochus inhoneste revertebatur de Pers..
- 2 Et ita contigit ut Antiochus post fugam turpiter rediret.
-19 Rex et princeps Antiochus.
-25 Designavi filium meum Antiochum regem
-29 Qui metuens filium Antiochi,
10- 9 Et Antiochi quidem, qui appellatus est Nobilis, vitæ excessus ita se habuit
-10 Nunc a. de Eupatore Antiochi impii filio
-13 Ad Antiochum Nobilem translatus
11-22 Rex Antiochus Lysiæ fratri salutem.
-27 Rex Antiochus senatui Judæorum,
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupatorem
- 3 Cum mul. fallac. deprecabatur Antiochum
- 4 Rex regum suscitavit animos Antiochi
14- 2 Et tenuisse regiones adversus Antiochum,

ANTIPAS.

Creditur Antipas fuisse inter primos Jesu Christi Discipulos. In Apocalypsi vocatur Testis fidelis, *quod in hoc loco significat Martyrem. Pergami cum esset episcopus, martyrio coronatus est sub Domitiano, qui illum includi jussit in dolio æreo; et igne subposito, ibi vivus crematus est Antipas. Ecclesia Latina festivitatem ejus celebrat die Aprilis undecima.*

Apoc. 2-13 Antipas testis meus fidelis, qui occisus est

ANTIPATER.

Filius Jasonis. Jonathas et seniores gentis Judæorum elegerunt Numenium Antiochi filium et Antipatrem Jasonis filium, quos miserunt ad Romanos renovare cum eis amicitiam et societatem pristinam. Postea iidem quoque ad Spartianos deputati sunt, ut renovarent cum eis amicitiam et fœdus quod antea pepigerant.

1 *Mac.* 12-16 Elegimus... Antipatrem Jasonis filium,
14-22 Et Antipater Jasonis filius, legati Judæorum.

ANTIPATRIS.

Urbs in tribu Manasse, quæ olim erat Apollonia. Ab Antipatre Herodis patre nomen accepit. Locus porro ejus inter Joppe et Cæsaræam.

Ac 23-31 Assumentes Paulum, duxerunt per noctem in Antipatridem.

ANTIQUITAS.

Isai. 23- 7 Quæ gloriabatur... in antiquitate sua?
Ezech. 16-55 Filiæ ejus revertentur ad antiquitatem

ANTIQUITUS.

Josue. 11-10 Asor enim antiquitus inter omnia regna hæc principatum tenebat.
Judic. 1-10 Cujus nomen fuit antiquitus Cariath-Arbe
Ruth. 4- 7 Hic autem erat mos antiquitus in Israël.
1 *Reg.* 27- 8 Hi e. pagi habitabantur... antiquitus,
Isai. 1-26 Restituam... consiliarios tuos sicut antiquitus.

ANTIQUOR, ARIS.

Hebr. 8-13 Quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est.

ANTIQUUS.

Substantive sumitur pro Deo.

Dan. 7- 9 Aspiciebam... et Antiquus dierum sedit,
-13 Usque ad Antiquum dierum pervenit
-22 Donec venit Antiquus dierum,

ANTIQUUS, ANTIQUA.

Etiam hic substantive sumitur.

Job. 12-12 In antiquis est sapientia,
15-10 Et senes et antiqui sunt in nobis,
32- 6 Junior sum tempore, vos a. antiquiores,
Psal. 138- 5 Cognovisti... novissima et antiqua
Prov. 8-23 Ex antiquis, antequam terra fieret.
Eccli. 39- 1 Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens,
Isai. 43-18 Et antiqua ne intueamini.
Jerem. 38-11 Tulit... antiqua quæ computruerant,
Matth. 5-21 Audistis quia dictum est antiquis :
-27 Dictum est antiquis : Non mœchaberis
-33 Dictum est antiquis : Non perjurabis
Luc. 9- 8 Quia propheta unus de antiquis surrexit.

ANTIQUUS, *adjectivus.*

Deut. 4-32 Interroga de diebus antiquis,
32- 7 Memento dierum antiquorum,
33-15 De vertice antiquorum montium
1 *Reg.* 24-14 Sicut et in proverbio antiquo dicitur :
4 *Reg.* 17-34 Usq. in præs. diem morem seq.. antiquum
19-25 Ex diebus antiquis plasmavi illud,
1 *Esdr.* 4-15 Bella concitantur in ea ex diebus antiquis
-19 A diebus antiquis advers. reges rebellat
2 *Esdr.* 12-38 Super portam antiquam steterunt
Psal. 43- 2 Quod operatus es... in diebus antiquis
76- 6 Cogitavi dies antiquos :
78- 8 Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum
88-50 Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ
142- 5 Memor fui dierum antiquorum,
Prov. 22-28 Ne transgrediaris terminos antiquos
Sap. 12- 2 Illos enim antiquos inhabitatores terræ
13-10 Lapidem inutilem opus manus antiquæ.
Eccli. 9-14 Ne derelinquas amicum antiquum :
16- 8 Non exoraverunt pro peccatis suis antiqui gigantes.
Isai. 19-11 Filius sap. ego, filius reg. antiquorum?
25- 1 Fecisti... cogitationes antiquas fideles
37-26 Ex diebus antiquis ego plasmavi illud :
44- 7 Ex quo constitui populum antiquum,
51- 9 Consurge sicut in diebus antiquis,
61- 4 Et ruinas antiquas erigent,
Jerem. 5-15 Adducam super vos... gentem antiquam
6-16 Et interrogate de semitis antiquis,
Thren. 1- 7 Quæ habuerat a diebus antiquis,
2-17 Quem præceperat a diebus antiquis,
4- 7 Rubicundiores ebore antiquo
Ezech. 38-17 Ille es, de quo locutus sum in diebus antiquis
Mich. 7-14 Pascentur Basan et Galaad juxta dies antiquos
-20 Quæ jurasti patribus n.... a diebus antiquis.
Malac. 3- 4 Sicut dies sæculi, et sicut anni antiqui.
2 *Mac.* 6-21 Propter antiquam viri amicitiam,
Act. 15- 7 Scitis quoniam ab antiquis diebus Deus

Act. 15-21 Moyses e. a temporibus antiquis habet
21-16 Adducentes secum.... antiquum discipulum
Apoc. 12- 9 Projectus est draco... serpens antiquus
20- 2 Apprehendit drac... serpentem antiquum,

ANTISTES.

2 Par. 29-34 Donec... sanctificarentur antistites:

ANTRUM.

Gen. 23-20 Et confirmatus est ager, et antrum,
Judic. 6- 2 Feceruntque sibi antra.., in montibus
1 Reg. 13- 6 Absconderunt se... in antris et in cisternis.
Job. 37- 8 Et in antro suo morabitur.
38-40 Quando cubant in antris,

ANUS, US, *vetula mulier.*

Gen. 18-13 Dicens: Num vere paritura sum anus?
Zach. 8- 4 Adhuc habitabunt senes et anus in plateis Jerusalem
1 Tim. 5- 2 (*Obsecra*)... anus, ut matres,
Tit. 2- 3 Anus similiter in habitu sancto,

ANUS, NI.

1 Reg. 6- 5 Quinque anos aureos facietis,
Facietisq. similitudines anorum vestrorum
-11 Quæ habebat... similitudines anorum.
-17 Hi sunt autem ani aurei

ANXIOR, ARIS.

Psal. 60- 3 Dum anxiaretur cor meum, in petra exaltasti me.
142- 4 Et anxiatus est super me spiritus meus.

ANXIUS.

Psal. 101- 1 Oratio pauperis, cum anxius fuerit,
Eccli. 5-10 Noli anxius esse in divitiis injustis;
Baruc. 3- 1 Et spiritus anxius clamat ad te,

AOD.

(*Anno mundi* 2640, *ante J. Ch.* 1414). *Filius Gera de tribu Benjamin. Post Othoniel judicavit populum Israel. Suscitavit Deus genti suæ electæ salvatorem Aod qui fecerat sibi gladium ancipitem. Cum venisset offerre munera Eglon regi Moab, crasso nimis, cui tum erant tributarii Israelitæ, officio functo, abiit cum sociis qui cum illo venerant; at reversus est de Galgalis, ubi erant idola, et dixit regi:* Verbum secretum habeo ad te, o rex. *Egressis itaque omnibus et surgente rege de throno, extendit Aod sinistram manum et infixit sicam suam in ventre regis. Nec eduxit gladium de vulnere, sed relinquens in corpore, statimque clausis ostiis egressus est per posticum, et effugit. Venit in Seirath, buccina insonuit in monte Ephraim: concitavit populum suum ad impetum in Moabitas turbatos faciendum. Descenderunt ergo post eum et percusserunt Moabitas circiter decem millia, et nullus eorum evadere potuit. Post hanc victoriam populus Israel in pace fuit per annos octoginta, id est, ab anno* 2641 *ad annum* 2721.

Judic. 3-15 Suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod
-20 Ingressus est Aod ad eum:
-21 Extenditque Aod sinistram manum,
-23 Aod autem clausis diligentissime ostiis
-26 Aod autem, dum illi turbarentur, effugit
4- 1 Israel facere malum... post mortem Aod
1 Par. 7-10 Et Benjamin et Aod, et Chanana

APADNO.

Locus iste est ubi periit Antiochus Epiphanes, sicut prædixerat Daniel, inter mare Caspium et Persidis mare.

Dan. 11-45 Figet tabernaculum suum Apadno

APAMÆA

Provincia Syriæ, cujus erat caput Apamæa juxta Orontem.

Judith. 3-14 Pertransiens... omnem Apamæam

APELLES.

Unus e primis Christianis quem S. Paulus in Epistola ad Romanos vocat Virum probum in Christo, *id est, fidelem servum Jesu Christi. Credunt martyrio fuisse Smyrnæ coronatum una cum sancto Luca et sociis. Græci putant illum fuisse numerandum inter septuaginta et duos Jesu Christi Discipulos, ejusque celebrant festivitatem die octobris trigesima prima. De eo quoque fit mentio in Martyrologio Romano sub die Aprilis vigesima secunda.*

Rom. 16-10 Salutate Apellem virum probum in Christo

APER.

Psal. 79-14 Exterminavit eam aper de sylva.

APERIO.

Gen. 3- 5 Scit e. Deus... quod aperientur oculi vestri:
- 7 Et aperti sunt oculi amborum:
4-11 Maledictus eris super terram, quæ aperuit os suum
7-11 Et cataractæ cœli apertæ sunt:
8- 6 Aperiens Noe fenestram arcæ
-13 Et aperiens Noe tectum arcæ, aspexit,
21-19 Aperuitque oculos ejus Deus:
29-31 Aperuit vulvam ejus, sorore sterili
30-22 Exaudivit eam et aperuit vulvam ejus
41-56 Aperuitque Joseph universa horrea,
42-27 Apertoque unus sacco, ut daret jumento
43-21 Aperuimus saccos nostros, et invenimus
44-11 Deponentes... saccos, aperuerunt singuli
Exod. 2- 6 Aperiens, cernensq. in ea parvulum
13- 2 Sanctifica mihi... quod aperit vulvam
-12 Separabis omne quod aperit vulvam
-15 Immolo... quod aperit vulvam sex. masc.
21-33 Si quis aperuerit cisternam, et foderit,
34-19 Omne quod aperit vulvam generis masc.
Levit. 20-18 Ipsaq. aperuerit fontem sanguinis sui
Num. 3-12 Qui aperit vulvam in filiis Israel
8-16 Pro primogen. quæ aperiunt om. vulv.
16-30 Ut aperiens terra os suum deglutiat eos
-32 Et aperiens os suum, devoravit illos
20- 6 Aperi eis thesaurum tuum fontem aquæ
22-28 Aperuitq. Dominus os asinæ, et locuta est,
-31 Protinus aperuit Dominus oculos Balaam,
24- 4 Et sic aperiuntur oculi ejus:
-16 Qui cadens apertos habet oculos.
26-10 Aperiens terra os suum devoravit Core
Deut. 11- 6 Quos aperto ore suo terra absorbuit
15- 8 Sed aperies eam pauperi,
-11 Præcipio tibi ut aperias manum fratri
20-11 Si receperit, et aperuerit tibi portas,
28-12 Aperiet Dominus thesaurum suum
Josue. 8-17 Sicut eruperant aperta oppida relinquentes,
10-22 Aperite os speluncæ, et producite
Judic. 3-25 Videntes quod nullus aperiret,
Et aperientes invenerunt Dominum
4-19 Quæ aperuit utrem lactis,
11-35 Aperui enim os meum ad Dominum
-36 Si aperuisti os tuum ad Dominum
15-19 Aperuit itaque Dominus molarem dentem
16-17 Tunc aperiens veritatem rei, dixit ad eam,
-18 Quia nunc mihi aperuit cor suum.
19-27 Surrexit homo, et aperuit ostium
20-33 Insidiæ... paulatim se aperire cœperunt
1 Reg. 3-15 Aperuitque ostia domus Domini.
3 Reg. 6-34 Et se invicem tenens aperiebatur.
8-29 Ut sint oculi tui aperti super domum
-52 Ut sint oculi tui aperti ad deprecat.
4 Reg. 4-35 Oscitavit puer septies, aperuitque oculos.
6-17 Domine, aperi oculos hujus, ut videat.
Et aperuit Dominus oculos pueri, et vidit
-20 Domine, aperi oculos istorum, ut videant
Aperuitque Dominus oculos eorum,
9- 3 Aperiesque ostium, et fugies,
-10 Aperuitque ostium, et fugit
12- 9 Joiada... aperuitq. foramen desuper,
13-17 Et ait: Aperi fenestram orientalem.
Cumque aperuisset, dixit Eliseus:
15-16 Noluerant enim aperire ei:
19-16 Aperi, Domine, oculos tuos et vide
1 Par. 9-27 Ut... ipsi mane aperirent fores
2 Par. 6-20 Ut aperias oculos tuos super domum
-40 Aperiantur, quæso, oculi tui,
7-15 Oculi quoque mei erunt aperti,
29- 3 Aperuit valvas domus Domini,
2 Esdr. 1- 6 Fiant... oculi tui aperti,
7- 3 Dixi eis: Non aperiantur portæ Jerusalem
8- 5 Et aperuit Esdras librum coram omni
Cum aperuisset eum, stetit omnis populus
13-19 Præcepi ut non aperirent eas
Tobiæ. 11- 8 Scias e. quoniam mox aperientur oculi
13- 1 Aperiens autem Tobias senior os suum
Judith. 5-12 Fugientibus his Deus cœli mare aperuit,
13-13 Aperite portas, quoniam nobiscum est Deus,
14-10 Nullus e. audebat... intrando aperire
Esth. 5- 8 Cras aperiam regi voluntatem meam.
14-10 Ut aperiant ora Gentium,
Job. 3- 1 Post hæc aperuit Job os suum,
11- 5 Utinam Deus... aperiret labia sua tibi
12-14 Si incluserit homin... nullus est qui aperiat.
14- 3 Dignum ducis... aperire oculos tuos
16-11 Aperuerunt super me ora sua
20-28 Apertum erit germen domus illius
27-19 Dives... aperiet oculos suos et nihil inveniet
29-19 Radix mea aperta est secus aquas,
-23 Os suum aperiebant quasi ad imbrem
Job. 30-11 Pharetram enim suam aperuit,
-14 Et aperta janua, irruerunt super me
32-20 Aperiam labia mea, et respondebo.
33- 2 Ecce aperui os meum, loquatur lingua
-16 Tunc aperit aures virorum,
35-16 Ergo Job frustra aperit os suum,
38-17 Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis
41- 5 Portas vultus ejus quis aperiet?
Psal. 7-16 Lacum aperuit, et effodit eum.
21-14 Aperuerunt super me os suum, sicut leo
37-14 Et sicut mutus non aperiens os suum
38-10 Obmutui, et non aperui os meum,
48- 5 Aperiam in psalterio propositionem meam.
50-17 Domine, labia mea aperies:
77- 2 Aperiam in parabolis os meum
-23 Et januas cœli aperuit.
103-28 Aperiente te manum tuam, omnia...
105-17 Aperta est terra, et deglutivit Dathan
108- 2 Et os dolosi super me apertum est
117-19 Aperite mihi portas justitiæ
118-131 Os meum aperui et attraxi spiritum
144-16 Aperis tu manum tuam: et imples
Prov. 8- 6 Aperientur labia mea, ut recta prædicent.
13-16 Qui autem fatuus est, aperit stultitiam
20-13 Aperi oculos tuos, et saturare panibus
24- 7 In porta non aperiet os suum.
27-25 Aperta sunt prata, et apparuerunt herbæ virentes
31- 8 Aperi os tuum muto
- 9 Aperi os tuum, decerne quod justum
-20 Manum suam aperuit inopi
-26 Os suum aperuit sapientiæ
Cant. 5- 2 Aperi mihi, soror mea, amica mea,
- 5 Surrexi, ut aperirem dilecto meo:
- 6 Pessulum ostii mei aperui dilecto meo
Sap. 10-21 Quoniam sapientia aperuit os mutorum
Eccli. 15- 5 Et in medio Ecclesiæ aperiet os ejus
22-27 Si aperueris os triste, non timeas:
24- 2 In ecclesiis Altissimi aperiet os suum
26-15 Sicut viator sitiens, ad fontem os aperiet...
Contra om. sagittam aperiet pharetram
29-31 Non fiducialiter aget, nec aperiet os.
31-12 Non aperias super illam faucem tuam prior.
39- 7 Aperiet os suum in oratione
40-14 In aperiendo manus suas lætabitur
43-13 Manus Excelsi aperuerunt illum
-15 Propterea aperti sunt thesauri,
51-33 Aperui os meum et locutus sum
Isai. 5-14 Aperuit os suum absque ullo termino
10-14 Non fuit qui... aperiret os, et ganniret
14-17 Vinctis ejus non aperuit carcerem?
22-22 Et aperiet, et non erit qui claudat:
Et claudet, et non erit qui aperiat.
24-18 Quia cataractæ de excelsis apertæ sunt
26- 2 Aperite portas, et ingrediatur gens justa
35- 5 Tunc aperientur oculi cæcorum
- 6 Et aperta erit lingua mutorum:
37-17 Aperi, Domine, oculos tuos, et vide
41-18 Aperiam in supinis collibus flumina
42- 7 Ut aperires oculos cæcorum,
-20 Qui opertas habes aures, nonne audies?
45- 1 Et aperiam coram eo januas,
- 8 Aperiatur terra et germinet Salvatorem
48- 8 Neque ex tunc aperta est auris tua,
50- 5 Dominus Deus aperuit mihi aurem
51-14 Cito veniet gradiens ad aperiendum.
53- 7 Oblatus est... et non aperuit os suum
Et non aperiet os suum
57- 8 Dilexisti stratum eorum manu aperta.
60-11 Et aperientur portæ tuæ jugiter
Jerem. 13-19 Civitates Austri... non est qui aperiat
22-14 Qui aperit sibi fenestras,
32-14 Sume... librum hunc qui apertus est
-19 Cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam
39- 2 Quinta mensis aperta est civitas
50-25 Aperuit Dominus thesaurum suum
-26 Aperite ut exeant qui conculcent eam
Thren. 2-14 Nec aperiebant iniquitatem tuam,
-16 Aperuerunt super te os suum omnes
3-46 Aperuerunt super nos os suum omnes inimici.
Baruc. 2-17 Aperi oculos tuos, et vide:
Ezech. 1- 1 Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei.
2- 8 Aperi os tuum, et comede quæc. ego do
3- 2 Et aperui os meum, et cibavit me volumine
-27 Cum a. locut. fuero tibi, aperiam os tuum
16-63 Non sit tibi ultra aperire os præ confus.
20-26 Cum offerrent omne quod aperit vulvam
21-22 Ut aperiat os in cæde,
24-27 Illa aperietur os tuum cum eo qui fugit
25- 9 Ecce ego aperiam humerum Moab
29-21 Tibi dabo apertum os in medio eorum:
33-22 Aperuitq. os meum donec veniret ad me mane et aperto ore meo non silui amplius.

Ezech. 37-12 Ecce ego aperiam tumulos vestros
-13 Cum aperuero sepulcra vestra
44- 2 Non aperietur, et vir non transibit
46- 1 Die autem Sabbati aperietur (*porta atrii*)
Sed et in die Calendarum aperietur
-12 Aperietur ei porta quæ respicit ad Orient.
Dan. 2-23 Quia sermonem regis aperuisti nobis.
-47 Tu potuisti aperire hoc sacramentum
3-25 Aperiensq. os suum, in medio ignis, ait :
-33 Et nunc non possumus aperire os :
6-10 Fenestris apertis in cœnaculo suo contra
7-10 Judicium sedit, et libri aperti sunt.
9-18 Aperi oculos tuos et vide desolationem
10-16 Et aperiens os meum, locutus sum,
13-25 Et cucurrit unus ad ostia pomarii et aperuit.
-39 Fortior nobis erat et apertis ostiis exilivit
14-17 Cum aperuisset ostium, intuitus rex mensam,
Osee. 2-15 Et dabo ei... vallem Achor ad aperiendam spem,
Amos. 8- 5 Aperiemus frumentum ut imminuamus
Nah. 2- 6 Portæ fluviorum apertæ sunt,
Zach. 11- 1 Aperi, Libane, portas tuas
12- 4 Super domum Juda aperiam oculos meos
Mal. 3-10 Si non aperuero vobis cataractas cœli
1Mac. 3-28 Aperuit ærarium suum et dedit stipendia
5-48 Et nolebant eis aperire.
10-76 Exterriti qui erant in civit. aperuerunt ei
11- 2 Aperiebant ei civitates et occurrebant
2Mac. 1-16 Apertoque occulto aditu templi
3- 9 Et, cujus rei gratia adesset, aperuit :
6-18 Aperto ore hians compellebatur carnem porcinam manducare
Matth. 2-11 Et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera
3-16 Et ecce aperti sunt ei cœli :
5- 2 Et aperiens os suum docebat eos, dicens :
7- 7 Pulsate, et aperietur vobis.
9-30 Et aperti sunt oculi eorum
13-35 Aperiam in parabolis os meum
17-26 Et aperto ore ejus, invenies staterem
20-33 Dicunt illi, Domine, ut aperiantur oculi nostri.
25-11 Dicentes : Domine, Domine, aperi nobis.
27-52 Et monumenta aperta sunt :
Marc. 1-10 Ascendens de aqua, vidit cœlos apertos
7-35 Et statim apertæ sunt aures ejus
Luc. 1-64 Apertum est autem illico os ejus
3-21 Jesu baptizato et orante, apertum est cœlum
11- 9 Pulsate, et aperietur vobis.
-10 Et pulsanti aperietur.
12-36 Ut, cum...pulsaverit, confestim aperiant ei.
13-25 Dicentes : Domine, aperi nobis
24-31 Et aperti sunt oculi eorum,
-32 Dum... aperiret nobis Scripturas ?
-45 Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent Scripturas
Joan. 1-51 Videbitis cœlum apertum, et Angelos
9-10 Quomodo ergo aperti sunt tibi oculi ?
-14 Quando... aperuit oculos ejus
-21 Quis ejus aperuit oculos, nos nescimus :
-26 Quomodo aperuit tibi oculos ?
-30 Dixit eis : ... et aperuit meos oculos
-32 A sæculo non est auditum quia quis aperuit oculos cæci nati.
10- 3 Huic ostiarius aperit,
-21 Numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire ?
11-37 Non poterat hic, qui aperuit oculos cæci
19-34 Unus militum lancea latus ejus aperuit,
Act. 5-19 Angelus... aperiens januas carceris
-22 Cum... aperto carcere non invenissent illos
-23 Aperientes a. neminem intus invenimus
7-55 Et ait : Ecce video cœlos apertos,
8-32 Sicut agnus... sic non aperuit os suum
-35 Aperiens autem Philippus os suum
9- 8 Saulus apertisq. oculis nihil videbat
-40 At illa aperuit oculos suos, et viso Petro resedit
10-11 Et vidit cœlum apertum,
-34 Aperiens autem Petrus os suum, dixit :
12-10 Quæ ultro aperta est eis.
-14 Præ gaudio non aperuit januam
-16 Cum autem aperuissent, viderunt eum
14-26 Et quia aperuisset Gentibus ostium fidei
16-14 Cujus Dominus aperuit cor intendere his
-26 Et statim aperta sunt omnia ostia
-27 Custos... videns januas apertas carceris
18-14 Incipiente autem Paulo aperire os
26-18 Aperire oculos eorum, ut convertantur
1 Cor. 16- 9 Ostium e. mihi apertum est magnum
2 Cor. 2-12 Ostium mihi apertum esset in Domino
Colos. 4- 3 Ut Deus aperiat nobis ostium sermonis
Hebr. 4-13 Omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus
Apoc. 3- 7 Qui aperit, et nemo claudit
Claudit, et nemo aperit
- 8 Ecce dedi coram te ostium apertum
-20 Si quis... aperuerit mihi januam
4- 1 Et ecce ostium apertum in cœlo
5- 2 Quis est dignus aperire librum
- 3 Nemo poterat... aperire librum,
- 4 Nemo dignus inventus est aperire librum
- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda.... aperire librum
- 8 Et cum aperuisset librum, quatuor anim.
- 9 Dignus es... aperire signacula ejus
6- 1 Et vidi quod aperuisset Agnus unum
- 3 Et cum aperuisset sigillum secundum
- 5 Et cum aperuisset sigillum tertium
- 7 Et cum aperuisset sigillum quartum
- 9 Et cum aperuisset sigillum quintum
-12 Et vidi cum aperuisset sigillum sextum
8- 1 Et cum aperuisset sigillum septimum
9- 2 Et aperuit puteum abyssi
10- 2 Habebat in manu sua libellum apertum
- 8 Accipe librum apertum de manu Angeli
11-19 Et apertum est templum Dei in cœlo
12-16 Et aperuit terra os suum
13- 6 Et aperuit os suum in blasphemias
15- 5 Ecce apertum est templum tabernaculi
19-11 Et vidi cœlum, et ecce equus
20-12 Et libri aperti sunt
Et alius Liber apertus est qui est vitæ

APERTE.

Levit. 13-36 Quia aperte immundus est
1 Reg. 2-27 Numquid non aperte revelatus sum
2Esdr. 8- 3 Et legit in eo aperte in platea quæ erat
- 8 Legerunt... aperte ad intelligendum

APERTIO.

Eccli. 20-15 Et apertio oris illius inflammatio est
Isai. 61- 1 Ut prædicarem... clausis apertionem
Ephes. 6-19 Ut detur mihi sermo in apertione oris

APERTURA.

Amos. 4- 3 Et per aperturas exibitis altera contra alteram
9-11 Reædificabo aperturas murorum ejus,

APEX. *Mons.*

Judith. 7- 3 Venerunt per crep. mont. usque ad apicem

APEX. *Signum in scriptura.*

Matth. 5-18 Unus apex non præteribit a Lege
Luc. 16-17 Quam de Lege unum apicem cadere

APHARA.

Urbs de tribu Benjamin.

Josue. 18-23 Et Avim et Aphara et Ophera

APHARSÆI.

Hi erant Idumæi qui voluerunt impedire Judæos quin reædificarent templum.

1Esdr. 4- 9 Therphalæi, Apharsæi, Erchuæi,

APHARSATHACÆI.

Hi et ipsi voluerunt prohibere Judæos a reædificatione templi.

1Esdr. 4- 9 Apharsathacæi, Therphalæi, Apharsæi

APHEC I.

Urbs regia Chananæorum, quam, rege ipsius trucidato, expugnavit Josue, et venit in partes Issachar.

Josue. 12-18 Rex Aphec unus, rex Saron unus

APHEC II.

Urbs quæ sorte cecidit tribui Aser, in qua habitatores pristini non deleti sunt, sed permanserunt. Juxta hanc civitatem percusserunt filii Israel de Syris centum millia peditum in die una, anno mundi 3135, ante J. Ch. 919; fugerunt autem qui remanserunt in Aphec in civitatem, et cecidit murus super viginti septem millia virorum.

Josue. 19-30 Et Ammana et Aphec et Rohab
Judic. 1-31 Helba, et Aphec, et Rohob
3 Reg. 20-26 Benadad... ascendit in Aphec
-30 Fugerunt a. qui remanserunt in Aphec
4 Reg. 13-17 Percutiesque Syriam in Aphec.

APHEC III.

Urbs de tribu Juda, juxta Aendor Jezraelis, ubi dimicavit Saul, juxta montem Thabor.

1 Reg. 4- 1 Porro Philisthiim venerunt in Aphec.
29- 1 Congreg... Philisthiim... agmina in Aphec

APHECA I.

Terminus Amorrhæorum super Jordanem in sorte tribus Ruben : sed et usque hodie est castellum grande, Apheca nomine, juxta Hippum, urbem Palæstinæ. Putant aliqui eamdem esse civitatem ac Aphec de tribu Issachar.

Josue. 13- 4 Usque Apheca et terminos Amorrhæi

APHECA II.

Urbs quæ fuit sorte concessa tribui Juda.

Josue. 15-53 Et Janum et Bethaphua et Apheca

APHIA.

De tribu Benjamin; pater fuit Bechora, qui fuit Seror, qui fuit Abiel, qui fuit Cis, qui fuit Saul pater.

1 Reg. 9- 1 Et erat vir de Benjamin nomine Cis... filii Aphia

APHONITES.

1 Par. 27-27 Cellis a. vinariis, Zabdias Aphonites

APHRICA, APHRICUS. *Vide* AFRICA, AFRICUS.

APHSES.

Princeps decimæ octavæ familiæ sacerdotalis inter familias viginti quatuor quas elegerat et diviserat David ut per vices suas sacerdotio fungerentur in templo. Erantque omnes de genere Eleazari et Ithamar filiorum Aaron.

1 Par. 24-15 Decima octava Aphses.

APHUTÆI.

Israelitæ qui ascenderunt de captivitate Assyriæ. Hi erant de cognatione Cariathiarim filii Sobal.

1 Par. 2-53 Jethræi, et Aphuthæi, et Semathæi

APIS.

Deut. 1-44 Persecutus est vos, sicut solent apes persequi
Judic. 14- 8 Ecce examen apum in ore leonis erat
Psal. 117-12 Circumdederunt me sicut apes,
Eccli. 11- 3 Brevis in volatilibus est apis
Isai. 7-18 Sibilabit... api quæ est in Assur.

APOCALYPSIS.

Revelatio, nomenque est ultimi libri Novi Testamenti a sancto Joanne Evangelista scripti, inflante Spiritu sancto, in insula Pathmos, ubi fuerat relegatus.

1 Cor. 14-26 Unusq. vestr..... apocalypsim habet
Apoc. 1- 1 Apocalypsis Jesu Christi quam dedit

APOLLO.

Judæus, Alexandrinus genere, vir eloquens, potens in Scripturis. Edoctus viam Domini, fervens spiritu loquebatur et docebat diligenter ea quæ sunt Jesu, sciens tantum baptisma Joannis. Illi autem diligentius viam Domini exposuerunt Priscilla et Aquila. Venit in Achaiam et revincebat ibi vehementer Judæos publice, ostendens per Scripturas esse Christum Jesum. Episcopus fuit Corinthi.

Act. 18-24 Judæus a. quidam, Apollo nomine
19- 1 Cum Apollo esset Corinthi
1 Cor. 1-12 Ego quid. sum Pauli : ego autem Apollo
3- 4 Alius autem : Ego Apollo
Quid igitur est Apollo ? quid vero Paulus ?
- 6 Ego plantavi, Apollo rigavit : sed Deus
-22 Sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas
4- 6 Transfiguravi in me et Apollo, propter vos
16-12 De Apollo a. fratre vobis notum facio
Tit. 3-13 Et Apollo sollicite præmitte ut nihil illis desit.

APOLLONIA. *Est urbs Thessalonicæ vicina.*

Act. 17- 1 Cum a. perambulassent... et Apolloniam

APOLLONIUS I.

Anno mundi 3888, Romæ 388, ante J. Ch. 166. Præfectus Syriæ et Samariæ, duxque exercituum Antiochi, horrenda commisit in Judæos; multitudinem magnam congregavit ad eos exterminandos. Judas vero Machabæus cum paucis viris illum debellavit, manu sua interfecit, gladium ejus abstulit, cum quo postea omnibus diebus pugnavit.

1 Mac. 3-10 Et congregavit Apollonius Gentes
-12 Et gladium Apollonii abstulit Judas
2 Mac. 4-21 Misso autem in Ægyptum Apollonio
5-24 Misit odiosum principem Apollonium

APOLLONIUS II.

Præfectus Cœlesyriæ, duxque exercituum Demetrii Nicanoris anno mundi 3921, Romæ 601, ante J. Ch. 133. Jonathan summum ponti-

ficem adortus est, quia Hebræi partes Alexandri Bale secuti fuerant adversus Demetrium. Apollonius insidias tetendit Jonathæ, qui certior factus extemplo, illas devitavit. Commissum est prælium et dispersus est exercitus Apollonii.

1 *Mac.* 10–69 Constituit Demetrius rex Apollonium
-74 Ut audivit a. Jonathas serm. Apollonii
-75 Quia custodia Apollonii Joppe erat
-77 Et audivit Apollonius et admovit tria
-79 Reliquit Apollonius in castris mille equites
2 *Mac.* 3– 5 Venit ad Apollonium Tharsææ filium
– 7 Cumq. retulisset ad regem Apollonius
4– 4 Considerans Onias... Apollonium insanire
12– 2 Timothæus, et Apollonius Gennæi filius

APOLLOPHANES.

Anno mundi 3892, Romæ 592, ante J. Ch. 162. Ipse et fratres Chereas et Timotheus qui præerant in Gazara præsidio munito interfecti sunt a viginti militibus Judæ Machabæi.

2 *Mac.* 10–37 Chæream et Apollophanem occiderunt.

APOLLYON.

Post J. Ch. 93. Hoc nomen græcum præbet Joannes in Apocalypsi regi, seu Angelo abyssi qui sub se habebat omnia monstruosa animalia quorum fit descriptio in capite 9.

Apoc. 9–11 Regem Angelum abyssi... græce a. Apollyon.

APORIA.

Eccli. 27– 5 Sic aporia hominis in cogitatu illius

APORIOR.

Eccli. 18 –6 Et cum quieverit, aporiabitur.
Isai. 59–16 Aporiatus est, quia non est qui occurrat
2 *Cor.* 4– 8 Aporiamur, sed non destituimur

APOSTATA.

Job. 34–18 Qui dicit regi, Apostata; qui vocat
Prov. 6–12 Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso.

APOSTATARE.

Eccli. 10–14 Initium superbiæ hominis, apostatare a Deo
19– 2 Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes

APOSTATRIX.

Ezech. 2– 3 Mitto ego te... ad gentes apostatrices

APOSTOLATUS.

Act. 1–25 Apostolatus de quo prævaricatus est Judas
Rom. 1– 5 Per quem accepimus gr. et apostolatum
1 *Cor.* 9– 2 Nam signaculum apostolatus mei vos estis
2 *Cor.* 12–12 Signa autem apostolatus mei facta sunt
Galat. 2– 8 Qui e. operatus est Petro in apostolatum

APOSTOLUS.

Jesus Christus ipse dicitur Apostolus, quem Deus legavit ad homines, ut eos doceret et Deo reconciliaret. Dicitur autem fidelis, quia fideliter nuntiavit hominibus Dei voluntatem et legem; et quia redemptionem et expiationem nostrorum peccatorum, etiam cum vitæ suæ dispendio peregit, ideo dicitur pontifex.

Hebr. 3– 1 Considerate Apostolum et pontificem confessionis nostræ Jesum

APOSTOLUS.

Elegit sibi Christus ut Evangelium prædicerent per omnes gentes duodecim Apostolos quorum unus fuit Judas proditor; pro eo vero elegerunt Apostoli Matthiam. Paulus qui vocatur Apostolus gentium ab ipso Jesu electus et missus est ad gentes.

Matth. 10– 2 Duodecim a.. Apostolorum nomina sunt hæc.
Marc. 6–30 Et convenientes Apostoli ad Jesum
Luc. 6–13 Elegit... quos et Apostolos nominavit
9– 1 Convocatis a. duodecim Apostolis,
-10 Et reversi Apostoli narraverunt illi
11–49 Mittam ad illos Prophetas et Apostolos
17– 5 Et dixerunt Apostoli Domino: Adauge nobis fidem
22–14 Discubuit et duodecim Apostoli cum eo
24–10 Quæ dicebant ad Apostolos hæc
Joan. 13–16 Neque Apostolus major est eo, qui misit
Act. 1–26 Annumeratus est cum undecim Apostolis
2–37 Dixerunt... et ad reliquos Apostolos:
-42 Erant a. persev. in doctrina Apostolorum
-43 Signa per Apostolos in Jerusalem fiebant
Act. 4–33 Reddebant Apostoli testimonium ressurrectionis
-35 Et ponebant ante pedes Apostolorum.
-36 Cognominatus est Barnabas ab Apostolis
-37 Posuit (*pretium*) ante pedes Apostolorum
5– 2 Afferens part... ad pedes Apostolorum posuit
-12 Per manus a. Apostolorum fiebant signa
-18 Et injecerunt manus in Apostolos
-29 Apostoli dixerunt: Obedire oportet
-40 Et convocantes Apostolos, cæsis nuntiav..
6– 6 Nos statuerunt ante consp. Apostolorum
8– 1 Omnes dispersi sunt... præter Apostolos
-14 Apostoli qui erant Jerosolymis
-18 Quia per impositionem manus Apostolorum
9–27 Barnabas... illum duxit ad Apostolos
11– 1 Audierunt autem Apostoli, et fratres,
14– 4 Erant... quidam vero cum Apostolis
-13 Quod ubi audierant apostoli, Barnabas
15– 2 Ad Apostolos et presbyteros in Jerusalem
– 4 Suscepti sunt ab Ecclesia, et ab Apostolis
– 6 Conveneruntque Apostoli et seniores videre.
-22 Tunc placuit Apostolis et senioribus
-23 Apostoli et seniores fratres- his qui sunt
-41 Præcipiens custodire præcepta Apostolorum
16– 4 Quæ erant decreta ab Apostolis
Rom. 1– 1 Vocatus Apostolus, segregatus in Evangel.
11–13 Quandiu q ego sum Gentium Apostolus
16– 7 Salutate... qui sunt nobiles in Apostolis
1 *Cor.* 1– 1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi
4– 9 Deus nos Apostolos novissimos ostendit
9– 1 Non sum liber? Non sum Apostolus?
– 2 Et si aliis non sum Apostolus
– 5 Sicut et cæteri Apostoli et fratres Dom.
12–28 Posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos
-29 Numquid omnes Apostoli?
15– 7 Visus est Jacobo, deinde Apostolis omnibus
– 9 Ego enim sum minimus Apostolorum
Qui non sum dignus vocari Apostolus
2 *Cor.* 1– 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
8–23 Apostoli Ecclesiarum, gloria Christi
11– 5 Existimo e. nihil me minus fecisse a magnis Apostolis
-13 Transfigurantes se in Apostolos Christi
12–11 Ab iis, qui sunt supra modum Apostoli
Galat. 1– 1 Paulus Apostolus non ab hominibus
-17 Neq. veni Jer. ad antecess... Apostolos
-19 Alium a. Apostolorum vidi neminem
Ephes. 1– 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
2–20 Super fundamentum Apostolorum
3– 5 Sicuti nunc revelatum est sanctis Apostolis
4–11 Ipse dedit quosdam quidem Apostolos
Philip. 2–25 Epaphroditum... vestrum a. Apostolum
Colos. 1– 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
1 *Thes.* 2– 7 Cum possemus vobis oneri esse ut Christi Apostoli.
1 *Tim.* 1– 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
2– 7 Positus sum ego prædicator et Apostolus
2 *Tim.* 1– 2 Paulus Apostolus Jesu Christi
-11 Positus sum ego prædicator, Apostolus
Tit. 1– 1 Paulus servus Dei, Apostolus a. Jesu Christi
1 *Petr.* 1– 1 Petrus Apostolus Jesu Christi
2 *Petr.* 1– 1 Simon Petrus, servus et Apostolus
3– 2 Ut memores sitis... Apostolorum vestr.
Judæ -17 Quæ prædicta sunt ab Apostolis Domini
Apoc. 2– 2 Tentasti eos, qui se dicunt Apostolos esse
18–20 Sancti Apostoli et Prophetæ
21–14 Nomina duodecim Apostolorum Agni

APOTHECA.

1 *Par.* 27–28 Super apothecas autem olei, Joas
2 *Par.* 32–28 Apothecas quoque frumenti, vini, et olei
Isai. 39– 2 Ostendit eis... omnes apothecas supellectilis
Joel. 1–17 Dissipatæ sunt apothecæ.

APPARATUS.

1 *Mac.* 9–35 Ut commodarent illis apparatum suum,
-39 Ecce tumultus, et apparatus multus
-52 Posuit in eis... apparatum escarum
15–32 Et vidit...apparatum copiosum
2 *Mac.* 10–18 Apparatum ad repugnandum habentes,
12–14 Confidentes in... apparatu alimoniarum
-21 Timotheus præmisit...reliquum apparatum
-27 In hac autem... telorum erat apparatus
15–21 Considerans...apparatum varium armorum

APPAREO.

Gen. 1– 9 Appareat arida. Et factum est ita
5–24 Non apparuit; quia tulit eum Deus.
8– 5 Apparuerunt cacumina montium
Gen. 9–14 Apparebit arcus meus in nubibus
12– 7 Apparuit autem Dominus Abram
Ædificavit... Domino qui apparuerat ei.
15–17 Et apparuit clibanus fumans
17– 1 Apparuit ei Dominus, dixitq. ad eum
18– 1 Apparuit a. ei Dominus in convalle
– 2 Apparuerunt ei tres viri stantes prope eum
24–45 Apparuit Rebecca veniens cum hydria
26– 2 Apparuitque ei Dominus et ait:
-24 Ubi apparuit ei Dominus in ipsa nocte
30–37 Detractisq. corticibus... candor apparuit
35– 1 Facq. altare Deo qui apparuit tibi
– 7 Ibi enim apparuit eis Deus cum fugeret fratrem suum.
– 9 Apparuit autem iterum Deus Jacob
37–20 Tunc apparebit quid illi prosint somnia
38–27 Apparuerunt gemini in utero
48– 3 Deus omnipotens apparuit mihi in Luza
Exod. 3– 2 Apparuitq. ei Dominus in flamma ignis
-16 Apparuit mihi Deus Abraham, Deus
4– 1 Dicent: Non apparuit tibi Dominus
– 5 Ut credant, inquit, quod apparuerit tibi
6– 3 Qui apparui Abraham, Isaac et Jacob
9–24 Quanta ante nunquam apparuit
10– 5 Nequidquam ejus (*terræ*) appareat
-28 Quocumque die apparueris mihi, morieris.
13– 7 Non apparebit apud te aliquid ferment.
16–10 Et ecce gloria Domini apparuit in nube.
-14 Apparuit in solitudine minutum
23–15 Non apparebis in conspectu meo vacuus
-17 Ter in anno apparebit omne mascul.
30–36 In quo loco apparebo tibi
34–20 Nec apparebis in conspectu meo vacuus
-23 Tribus temporibus anni apparebit
-24 Apparente in conspectu Domini Dei tui ter in anno
Levit. 9– 4 Hodie enim Dominus apparebit vobis
– 6 Facite, et apparebit vobis gloria ejus
-23 Apparuitq. gloria Domini omni multitud.
13–10 Ipsa quoque caro viva apparuerit
-14 Quando vero caro vivens in eo apparuerit
-19 In loco ulceris cicatrix alba apparuerit
-38 Vir, sive mulier in cujus cute candor apparuerit
16– 2 Quia in nube apparebo super oraculum
Num. 12– 6 In visione apparebo ei, vel per somnium
-10 Et ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix
14–10 Apparuit gloria Domini super tectum
16–19 Apparuit cunctis gloria Domini.
-43 Aperuit nubes, et apparuit gloria Domini
20– 6 Et apparuit gloria Domini super eos
21–16 Ex eo loco apparuit puteus
Deut. 16– 4 Non apparebit fermentum in om. term.
-16 Tribus vicibus per annum apparebit
Non apparebit ante Dominum vacuus
23–14 Et nihil in eis appareat fœditatis
31–11 Ut appareant in conspectu Domini Dei
-15 Apparuitq. Dominus ibi in columna.
-16 Benedictio illius qui apparuit in rubo
33– 2 Apparuit de monte Pharan
Josue. 3–16 Ad instar montis intumescentes apparebant
Judic. 5– 8 Clypeus et hasta si apparuerint
6–12 Apparuit ei Angelus Domini et ait:
13– 3 Cui apparuit Angelus Domini, et dixit
– 9 Apparuit rursum Angelus uxori Dei ejus
-10 Ecce apparuit mihi vir quem ante videram.
-21 Et ultra eis non apparuit Angelus Domini.
14– 5 Apparuit catulus leonis sævus, et rugiens
19–16 Apparuit homo senex, revertens de agro
1 *Reg.* 1–22 Ducam eum, ut appareat ante conspectum Domini.
3–21 Et addidit Dominus ut appareret in Silo
9–14 Apparuit Samuël egrediens obviam eis,
14– 8 Cumque apparuerimus eis,
-11 Apparuit igitur uterque stationi Philisth.
-26 Apparuit fluens mel, nullusq. applicuit man.
17–23 Apparuit vir ille spurius ascendens,
20–25 Vacuusque apparuit locus David.
-27 Rursus apparuit vacuus locus David.
22– 6 Et audivit Saül quod apparuisset David,
26–21 Apparet enim quod stulte egerim,
2 *Reg.* 6–22 De quibus locuta es, gloriosior apparebo
13–36 Apparuerunt et filiæ regis: et intrantes
16– 1 Apparuit Siba puer Miphiboseth in occ...
18–26 Apparet mihi alter homo currens solus.
-31 Apparuit Chusi: et veniens ait:
22–16 Et apparuerunt effusiones maris,
3 *Reg.* 3– 5 Apparuit a. Dominus Salomoni per somn..
-21 Cumq. surrexissem... apparuit mortuus:
6–18 Nec omnino lapis apparere poterat in pariete.
7–31 Et quod forinsecus apparebat,
8– 8 Cumq... apparerent summitates eorum...
Non apparebant ultra extrinsecus,

3 Reg. 9- 2 Apparuit ei Dominus secundo, sicut apparuerat ei in Gabaon.
11- 9 Deo Israël, qui apparuerat ei secundo
17-10 Apparuit ei mulier vidua colligens ligna
18-15 Et dixit Elias... Quia hodie apparebo ei.
4 Reg. 6-33 Apparuit nuntius, qui veniebat ad eum.
8- 5 Apparuit mulier, cujus vivificaverat filium,
2 Par. 1- 7 Ecce a. in ipsa nocte apparuit ei Deus,
7-12 Apparuit autem ei Dominus nocte,
2Esdr. 9-12 Ut appareret eis via per quam ingredieb.
Tobiæ. 2-22 Eleemosynæ tuæ modo apparuerunt.
Judith. 10- 4 Ut incomparabili decore omnium oculis appareret.
16-13 Quando apparuerunt humiles mei,
Esth. 11- 5 Apparuerunt voces, et tumultus,
Job. 6- 3 Quasi arena maris hæc gravior apparuit :
15-14 Ut justus appareat natus de muliere ?
23- 8 Si ad Orientem iero, non apparet :
24-17 Si subita apparuerit aurora,
25- 4 Aut apparere mundus natus de muliere ?
33-32 Volo enim, te apparere justum.
Psal. 16-15 Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo ; satiabor cum apparuerit gloria tua
17-16 Et apparuerunt fontes aquarum,
41- 3 Quando veniam et apparebo ante faciem Dei ?
62- 3 Sic in sancto apparui tibi, ut viderem virt.
91- 8 Cum apparuerint omnes qui operantur
Prov. 25- 6 Ne gloriosus appareas coram rege,
27-25 Et apparuerunt herbæ virentes,
30-32 Est qui stultus apparuit postq. elev.
Cant. 2-12 Flores apparuerunt in terra nostra,
6- 4 Sicut grex caprarum, quæ apparuerunt de Galaad
Sap. 1- 2 Apparet autem eis, qui fidem habent in illum :
6- 6 Horrende et cito apparebit vobis :
17- 4 Personæ tristes illis apparentes
- 6 Apparebat autem illis subitaneus ignis
19- 7 Ex aqua quæ ante erat, terra arida apparuit,
Eccli. 1-15 Quibus autem apparuerit in visu,
23- 2 Ut... non appareant delicta eorum,
26-28 Duæ species... periculosæ mihi apparuerunt
35- 6 Non apparebis ante conspectum Domini vacuus
39- 4 Et in conspectu præsidis apparebit.
Isai. 16-12 Cum apparuerit quod laboravit Moab
41- 3 Semita in pedibus ejus non apparebit.
59-15 Et malum apparuit in oculis ejus,
Jerem. 13-26 Unde... apparuit ignominia tua,
31- 3 Longe Dominus apparuit mihi.
Baruc. 6-60 Similiter et fulgur cum apparuerit,
Ezech. 1-15 Apparuit rota una super terram
8- 8 Et cum fodissem parietem, apparuit ostium unum.
10- 1 Quasi species simil. solii, apparuit super ea.
- 8 Et apparuit in Cherubim similitudo
20- 5 Et apparui eis in terra Ægypti,
- 9 Apparui eis ut educerem eos de terra Ægypti
21-24 Apparuerunt peccata vest. in omn. cogit.
Dan. 1-15 Apparuerunt vultus eorum meliores.
5- 5 In eadem hora apparuerunt digiti
8- 1 Visio apparuit mihi.
10-20 Apparuit princeps Græcorum veniens
Habac. 2- 3 Apparebit in finem, et non mentietur
1 Mac. 4- 6 Apparuit Judas in campo cum tribus millibus virorum
-19 Ecce apparuit pars quædam prospiciens de monte.
2 Mac. 1-33 Aqua apparuit, de qua Nehemias... purif.
2- 8 Apparebit majestas Domini, et nubes erit
3-25 Apparuit enim illis quidam equus
-26 Alii etiam apparuerunt duo juvenes
-30 Apparente omnipotente Domino,
6-27 Senectute quidem dignus apparebo :
7-22 Nescio qualiter in utero meo apparuistis :
10-29 Apparuerunt adversariis de cœlo viri
11- 8 Jerosolymis apparuit præcedens eos eques
12- 9 Ita ut lumen ignis appareret Jerosolymis
-22 Cumq. cohors Judæ prima apparuisset,
15-13 Post hoc apparuisse et alium virum
Matth. 1-20 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei,
2- 7 Didicit ab eis tempus stellæ quæ apparuit
-13 Angelus Dom. apparuit in somnis Joseph,
-19 Angelus Domini apparuit in somnis Joseph in Ægypto,
6-16 Exterminant... ut appareant homin. jejun.
9-33 Nunquam apparuit sic in Israel.
13-26 Tunc apparuerunt et zizania.
17- 3 Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes.
27-53 Et exeuntes... apparuerunt multis.
Marc. 9- 3 Et apparuit illis Elias cum Moyse :
16- 9 Apparuit primo Mariæ Magdalene
Marc. 16-14 Novissime recumb. illis undecim apparuit
Luc. 1-11 Apparuit autem illi Angelus Domini,
9- 8 Quia Elias apparuit :
11-44 Quia estis ut monumenta quæ non apparent,
22-43 Apparuit autem illis Angelus de cœlo,
24-34 Surrexit Dominus vere et apparuit Simoni
Act. 1- 3 Per dies quadraginta apparens eis,
2- 3 Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ
7-26 Sequenti vero die apparuit illis litig.
-30 Apparuit illi in deserto montis Sina
-35 Cum manu Angeli qui apparuit illi in rubo
9-17 Misit me Jesus qui apparuit tibi in via
21- 3 Cum apparuissemus autem Cypro
26-16 Ad hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum... eorum quibus apparebo tibi
27-20 Neque sideribus apparentibus per plures dies
-27 Suspicabantur nautæ apparere sibi aliquam regionem.
Rom. 7-13 Sed peccatum, ut appareat peccatum
10-20 Palam apparui iis, qui me non interrog.
2 Cor. 13- 7 Non ut nos probati appareamus,
Colos. 3- 4 Cum Christus apparuerit, vita vestra ; tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.
1 Tim. 3-16 Apparuit Angelis, prædicatum est gentibus
Tit. 2-11 Apparuit enim gratia Dei Salvatoris
3- 4 Cum a. benig. et humanitas apparuit Sal.
Hebr. 9-24 Ut appareat nunc vultui Dei pro nobis :
-26 Per hostiam suam apparuit
-28 Secundo sine peccato apparebit expectantibus se,
11- 1 Est a. fides... argumentum non apparentium
1 Petr. 5- 4 Et cum apparuerit princeps pastorum,
1 Joan. 1- 2 Vitam ætern. quæ... et apparuit nobis :
2-28 Ut cum apparuerit, habeamus fiduciam,
3- 2 Et nondum apparuit quid erimus.
Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus:
- 5 Et scitis quia ille apparuit ut peccata nostra tolleret
- 8 In hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli
4- 9 In hoc apparuit charitas Dei in nobis
Apoc. 3-18 Non appareat confusio nuditatis tuæ,
12- 1 Et signum magnum apparuit in cœlo.

APPARITOR.

1 Reg. 19-14 Misit autem Saül apparitores qui raperent David :

APPELLO.

Id est, nomino vel nomen do alicui animato vel alicui rei inanimatæ.

Gen. 1- 5 Appellavitque lucem diem et tenebras noctem ;
-10 Congregationesque aquarum appellavit maria.
2-20 Appellavitque Adam nominibus suis cuncta
16-14 Propterea appellavit puteum illum, Puteum viventis et videntis me.
17- 5 Sed appellaberis Abraham
22-14 Appellavitq. nomen loci il. Dominus videt.
25-25 Et idcirco appellavit eum Jacob.
26-18 Appellavitque eos iisdem nominibus
-21 Appellavitque eum, Inimicitias
-33 Unde appellavit eum, Abundantiam :
28-19 Appellavitque nomen urbis Bethel, quæ prius Luza vocabatur.
29-16 Minor vero appellabatur Rachel.
-34 Et idcirco appellavit nomen ejus, Levi.
30- 6 Et idcirco appellavit nomen ejus, Dan.
-13 Propterea appellavit eum, Aser
-18 Appellavitque nomen ejus, Issachar.
-20 Et idcirco appellavit nomen ejus, Zabulon.
31-48 Idcirco appellatum est nomen Galaad
32- 2 Appellavit nomen loci illius, Mahanaïm
-28 Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum, sed Israël
-29 Dic mihi, quo appellaris nomine ?
33-17 Appellavit nomen loci illius, Socoth,
35- 7 Appellavit nomen loci illius, Domus Dei
-10 Et appellavit eum Israel.
-18 Pater vero appellavit eum Benjamin
36-39 Appellabatur uxor ejus Meetabel,
38- 5 Tertium... quem appellavit Sela
-30 Quem appellavit Zara
41-52 Nomen quoq. secundi appellavit Ephraïm
48- 7 Quæ alio nomine appellatur Bethleem.
Exod. 16-31 Appellavitque domus Israël nomen ejus Man :
Num. 13-25 Qui appellatus est Nehelescol
32-41 Quos (*vicos*) appellavit Havoth-Jaïr
Deut. 2-11 Denique Moabitæ appellant eos Emim
25- 6 Prim. ex ea filium nom. illius appellabit
Judic. 1-26 Quæ ita appellatur usque in præsentem
10- 4 Nomine ejus appellatæ sunt Havoth-Jaïr
15-19 Appellatum est nomen loci illius, Fons
2 Reg. 18-18 Et appellatur, Manus Absalom,
3 Reg. 9-13 Et appellavit eas, Terram Chabul,
1 Par. 1-50 Appellata est uxor ejus Meetabel
11- 7 Idcirco appellata est, Civitas David
2 Par. 23- 5 Tertia ad portam, quæ appellatur Fundamenti :
Judith. 1- 1 Ædificavit... quam appellavit Ecbatanis,
- 6 Qui appellatur Ragau, circa Euphratem
Esth. 8- 9 Tempus tertii mensis, qui appellatur Siban
9-26 Dies isti appellati sunt Phurim,
Prov. 16-21 Qui sapiens est corde, appellabitur prudens
Sap. 13-10 Qui appellaverunt deos opera manuum
14-22 Tot et tam magna mala, pacem appellant.
Eccli. 5-16 Non appelleris susurro,
Isai. 32- 5 Neque fraudulentus appellabitur major :
Zach. 11-14 Præcidi virgam... quæ appellabatur Funiculus
1 Mac. 14-40 Appellati sunt Judæi a Romanis amici
2 Mac. 1-36 Appellavit autem Nehemias hunc locum Nephthar
4- 7 Antiochus, qui Nobilis appellabatur
10- 9 Antiochi quidem, qui appellatus est Nobilis
14-37 Pro affectu pater Judæorum appellabatur.
Act. 1-19 Ita ut appellaretur ager ille... Haceldama
3-11 Ad porticum, quæ appellatur Salomonis
6- 9 Synagoga, quæ appellatur Libertinorum
Hebr. 5-10 Appellatus a Deo pontifex juxta ordinem
Jacob. 2-23 Et amicus Dei appellatus est.
Apoc. 1- 9 Fui in insula, quæ appellatur Pathmos

APPELLO.

Id est, a sententia judicis vel principis provoco ad sententiam alterius.

Act. 25-11 Cæsarem appello.
-12 Cæsarem appellasti ? ad Cæsarem ibis
-21 Paulo autem appellante ut servaretur
-25 Ipso autem hoc appellante ad Augustum
26-32 Dimitti poterat... si non appellasset Cæsarem
28-19 Coactus sum appellare Cæsarem,

APPENDEO. *Id est, suspendeo.*

Exod. 13-16 Erit igitur quasi... appensum aliquid
26-32 Quod appendes ante quatuor columnas
40-19 Appendit ante eam velum
Num. 3-26 Tentorium q. quod appenditur in introitu
Deut. 21-22 Et... appensus fuerit in patibulo
Josue 2-21 Appendit funiculum coccineum in fenestra
Esth. 2-23 Appensus est uterque eorum in patibulo
5-14 Dic mane regi ut appendatur super eam Mardochæus
7- 9 Cui dixit rex : Appendite eum in eo
Job. 26- 7 Qui... appendit terram super nihilum
1 Mac. 4-51 Et appenderunt vela

APPENDO.

Id est, pondus habeo et examino.

Gen. 24-22 Appendentes siclos duos ;
Exod. 37-24 Talentum auri appendebat candelabrum
Num. 7-19 2° Acetabulum (*obtulit Suar*) argenteum appendens 130 siclos
-25 3° Obtulit (*Eliab*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-26 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-31 4° Obtulit (*Elisur*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-32 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-37 5° Obtulit (*Salamiel*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-38 Mortariolum appendens 10 siclos
-42 6° Obtulit (*Eliasaph*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-44 Mortariolum appendens 10 siclos
-49 7° Obtulit (*Elisama*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-50 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-55 8° Obtulit (*Gamaliel*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-56 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-61 9° Obtulit (*Abidan*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-62 Et mortariolum aureum appendens 10 siclos
-67 10° Obtulit (*Ahieser*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-68 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-73 11° Obtulit (*Phegiel*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-74 Mortariolum aureum appendens 10 siclos
-79 12° Obtulit (*Ahira*) acetabulum argenteum appendens 130 siclos
-80 Mortariolum aureum appendens 10 siclos

Num. 7-86 Mortariola... denos siclos appendentia
2 *Re*. 18-12 Si appenderes in manibus meis mille argenteos
21-16 Cujus ferrum hastæ 300 uncias appendebat
2 *Par*. 3- 9 Singuli clavi siclos 50 appenderent
Job. 6- 2 Utinam appenderentur peccata mea
28-25 Qui... aquas appendit in mensura.
31- 6 Appendat me in statera justa
Prov. 8-29 Quando appendebat fundamenta terræ
21- 2 Appendit autem corda Dominus.
Isai. 40-12 Quis appendit tribus digitis molem terræ?
Daniel. 5-27 Thecel: Appensus es in statera,
2 *Mac*. 9- 8 Montium altitudines in statera appendere

APPENDO. *Id est, solvo, pretium do.*

Gen. 23-16 Abraham appendit pecun.. quam Ephron postulaverat
3 *Reg*. 20-39 Aut talentum argenti appendes
2 *Par*. 26- 8 Appendebantq. Ammonitæ munera Oziæ
1 *Esdr*. 8-25 Appendique eis argentum et aurum
-26 Appendi in manibus eorum argenti talenta
-29 Custodite donec appendatis coram princip.
-33 Die a. quarta appensum est argentum
Esth. 3- 9 Decerne ut... appendam arcariis Gazæ
Job. 28-15 Nec appendetur argentum in commutatione
Eccli. 42- 7 Quodcumque trades, numera, et appende
Isai. 55- 2 Quare appendistis argentum non in panibus
Jerem. 32- 9 Appendi ei argentum septem stateres
-10 Signavi... et appendi argentum in statera
Zach. 11-12 Appenderunt mercedem meam trig. arg.

APPETITOR.

1 *Petr*. 4-15 Nemo.... patiatur ut.... alienorum appetitor.

APPETITUS.

Gen. 4- 7 Sed sub te erit appetitus ejus,
Ezech. 21-16 Quocumque faciei tuæ est appetitus.

APPETO.

Num. 5-14 Quæ... vel falsa suspicione appetitur
Sap. 8- 5 Et si divitiæ appetuntur in vita
1 *Tim*. 6-10 Quam quidam appetentes, erraverunt
Hebr. 11-16 Nunc a. meliorem appetunt, id est, cœlestem

APPHAIM.

Filius Nadad et pater Jesi, de tribu Juda.

1 *Par*. 2-30 Filii a. Nadab fuerunt Saled et Apphaïm
-31 Filius vero Apphaïm, Jesi:

APPHUS.

Cognomen quo appellatus est Jonathas quintus et ultimus Mathathiæ filius.

1 *Mac*. 2- 5 Jonathan, qui cognominabatur Apphus

APPIA.

Anno J. Ch. 59. Mulier christiana e familia Appiorum de civitate Colossensium. Putant eam uxorem fuisse Philemonis. Uterque ad fidem J. Ch. conversi sunt a sancto Paulo qui in Epistola ad Philemonem vocat Appiam sororem charissimam. Martyrio coronata est in prima Neronis persecutione. Et Martyrologium Romanum festivitatem illius celebrat die Novembris 22.

Phile. - 2 Et Appiæ sorori charissimæ (*gratia*)

APPIUS.

Appius Claudius, tribunus populi romani, nomen suum dedit alicui foro.

Act. 28-15 Occurrerunt nobis usque ad Appii forum,

APPLAUDO.

Jerem. 5-31 Sacerdotes applaudebant manibus suis

APPLICO.

Gen. 48-10 Applicitosque ad se deosculatus,
-13 Applicuitque ambos (*filios*) ad eum.
Exod. 21- 6 Et applicabitur ad ostium et postes
22- 8 Dominus domus applicabitur ad deos
28- 1 Applica quoque ad te Aaron fratrem
29- 4 Aaron ac filios ejus applicabis ad ostium
-10 Applicabis et vitulum coram tabernaculo
40-12 Applicabisq... Aaron et filios ejus ad fores
Num. 3- 6 Applica tribum Levi, et fac stare
8- 9 Applicabis Levitas coram tabernaculo
15- 5 Mane... Dominus... sanctos applicabit sibi
Josue 7-16 Josuë.. applicuit Israel per tribus suas
1 *Reg*. 10-20 Et applicuit Samuël omnes tribus Israël
-21 Et applicuit tribum Benjamin et cogn.
14-18 Ait Saul ad Achiam: Applica arcam Dei.
1 *Reg*. 14-26 Nullusque applicuit manum ad os suum;
-38 Applicate huc universos angulos populi
23- 9 Dixit ad Abiathar sacerd.: Applica Ephod
30- 7 Ait ad Abiathar... Applica ad me Ephod
Et applicuit Abiathar Ephod ad David
3 *Reg*. 5- 9 Applicabo ea ibi, et tu tolles ea:
2 *Par*. 2-16 Applicabimus ea ratibus per mare in Joppe
29-23 Applicuerunt hircos pro peccato, coram rege,
Job. 40-14 Qui fecit eum, applicabit gladium ejus
Prov. 19-24 Nec ad os suum applicat eam (*manum*)
Eccli. 2- 4 Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe.
33-12 Ex ipsis sanctificavit, et ad se applicavit:
Jerem. 30-21 Applicabo eum, et accedet ad me; Quis enim iste est, qui
Applicet cor suum, ut appropinquet mihi,
Ezech. 8-17 Ecce applicant ramum ad nares suas,
Dan. 11-34 Applicabuntur eis plurimi fraudulenter.
Osee. 7- 6 Quia applicuerunt quasi clibanum cor suum,
Zach. 2-11 Applicabuntur Gentes multæ ad Dominum
1 *Mac*. 3-40 Applicuerunt Emmaüm in terra campestri
-42 Et exercitus applicabant ad fines eorum:
4- 2 Ut applicarent ad castra Judæorum,
5- 5 Applicuit ad eos et anathematizavit eos
-49 Præcepit Judas... ut applicarent unusq.
-50 Et applicuerunt se viri virtutis
6-29 Et ecce applicuerunt hodie ad arcem Jer...
-31 Applicuerunt ad Bethsuram, et pugnaverunt
-48 Applicuerunt castra regis ad Judæam
7-19 Bacchides... applicuit in Berthzecha:
-39 Nicanor... castra applicuit ad Bethoron:
-40 Et Judas applicuit in Adarsa cum tribus
9- 3 Applicuerunt exercitum ad Jerusalem
10-75 Et applicuerunt castra in Joppen,
-86 Movit inde Jonathas castra, et applicuit ea Ascalonem
11-65 Et applicuit Simon ad Bethsuram,
-67 Jonathas et castra ejus applicuerunt ad aquam Genesar
13-13 Simon a. applicuit in Addus
-43 In diebus illis applicuit Simon ad Gazam
Applicuit ad civitatem et percussit turrem
15-13 Et applicuit Antiochus super Doram
-25 Antiochus autem rex applicuit castra in Doram secundo.
Marc. 6-53 Venerunt in terram Genesareth et applicuerunt.
Act. 20-15 Et alia (*die*) applicuimus Samum

APPONO.

Gen. 24-33 Et appositus est in conspectu ejus panis.
25-17 Et appositus est (*Ismael*) ad populum suum.
35-29 Appositus est (*Isaac*) populo suo senex
43-32 Quibus appositis, seorsum Joseph
49-32 Appositusq. est (*Jacob*) ad populum suum
Exod. 7-23 Nec apposuit cor etiam hac vice.
Deut. 32-50 Et appositus (*Aaron*) populis suis
1 *Reg*. 7-13 Nec apposuerunt ultra ut venirent
2 *Reg*. 20-10 Nec secundum vulnus apposuit et mortuus est.
3 *Reg*. 7-36 Sed apposita per circuitum viderentur
4 *Reg*. 4-43 Quantum est hoc, ut apponam centum viris?
6-23 Appositaque eis ciborum magna præparatio,
2 *Par*. 10-11 Et ego majus pondus apponam
Judith. 14- 6 Appositus est (*Achior*) ad populum Israël
Job. 7-17 Aut quid apponis erga eum cor tuum?
Ps. *II*. 40-18 Ut non apponat ultra magnificare se homo
61-11 Divitiæ si affluant, nolite cor apponere
68-28 Appone iniquitatem super iniquitatem
76- 8 Aut non apponet ut complacitior sit adhuc?
77-17 Et apposuerunt adhuc peccare ei:
88-23 Et filius iniquitatis non apponet nocere ei.
119- 3 Aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam?
Prov. 3- 2 Annos vitæ, et pacem apponent tibi.
10-27 Timor Domini apponet dies:
19-19 Et cum rapuerit, aliud apponet.
22-17 Appone autem cor ad doctrinam meam;
23- 1 Diligenter attende, quæ apposita sunt ante faciem tuam:
Eccle. 8-16 Et apposui cor meum ut scirem sapientiam,
Sap. 17- 7 Et magicæ artis appositi erant derisus,
Eccli. 15-17 Apposuit tibi aquam et ignem:
31-19 Utere quasi homo frugi his, quæ tibi apponuntur:
Jerem. 50- 5 Apponentur ad Dominum fœdere sempiterno,
Baruc. 6-26 Sicut mortuis munera eorum illis apponentur.
-29 Quia mulieres apponunt diis argenteis,
Dan. 13-65 Et rex Astyages appositus est ad patres suos.
1 *Mac*. 2-69 Et benedixit eos et appositus est ad patres suos.
9- 1 Apposuit Bacchidem et Alcimum rursum mittere in Judæam
-72 Non apposuit amplius venire in fines ejus.
14-30 Et appositus est ad populum suum.
2 *Mac*. 5-24 Cumque appositus esset contra Judæos,
Marc. 8- 6 Fregit, et dabat Discipulis suis ut apponerent, et apposuerunt turbæ.
- 7 Ipsos benedixit, et jussit apponi.
Luc. 10- 8 Manducate quæ apponuntur vobis
Act. 2-41 Appositæ sunt in die illa animæ circiter tria millia.
11-24 Et apposita est multa turba Domino.
12- 3 Apposuit ut apprehenderet et Petrum.
13-36 Appositus est ad patres suos et vidit corruptionem.
16-34 Apposuit eis mensam, et lætatus est
18-10 Et nemo apponetur tibi ut noceat te:
1 *Cor*. 10-27 Omne, quod vobis apponitur, manducate,
Apoc. 22-18 Si quis apposuerit ad hæc, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto.

APPORTO.

2 *Reg*. 18-31 Chusi... ait: Bonum apporto nuntium,
2 *Esdr*. 13-12 Omnis Juda apportabat decimam frumenti,

APPOSITIONES.

Eccli. 30-18 Quasi appositiones epularum circumpositæ sepulcro.

APPREHENDO.

Gen. 8- 9 Et apprehensam intulit in arcam.
19-16 Apprehenderunt manum ejus, et manum uxoris,
-19 Ne forte apprehendat me malum et moriar:
27- 3 Cumque venatu aliquid apprehenderis,
39-12 Et illa apprehensa lacinia vestimenti ejus,
44- 4 Apprehensis dicito: Quare reddidistis malum pro bono?
- 6 Et apprehensis per ordinem locutus est.
48-17 Apprehensam manum patris levare conatus est de capite Ephraïm,
Exod. 4- 4 Extende manum t. et apprehende caudam
Levit. 26- 5 Apprehendet messium tritura vindemiam
Num. 20-14 Nosti omnem laborem qui apprehendit nos,
32-23 Scitote quon. pecc. vestr. apprehendet vos.
-42 Et apprehendit Chanath cum viculis suis
35-19 Statim ut apprehenderit eum, interficiet.
Deut. 19- 6 Apprehendat eum si longior via fuerit,
21-19 Apprehendent eum et ducent ad seniores
22-18 Apprehenduntque senes urbis illius virum,
-25 Et apprehendens concubuerit cum ea,
25-11 Et apprehenderit verenda ejus:
28- 2 Benedictiones istæ et apprehendent te.
-15 Maledictiones istæ et apprehendent te.
-45 Apprehendent te, donec intereas:
Josue. 8-23 Regem... Haï apprehenderunt viventem
Judic. 5-12 Apprehende captivos tuos, fili Abinoëm
6-13 Cur apprehenderunt nos hæc omnia?
7-25 Apprehensosque duos viros Madian,
8-14 Apprehendit puerum de viris Soccoth:
12- 6 Statimq. apprehensum jugulabant
16- 3 Apprehendit ambas portæ fores cum postibus
-21 Quem cum apprehendissent Philisthiim,
-29 Et apprehendens ambas columnas,
1 *Reg*. 15- 8 Et apprehendit Agag regem Amalec vivum
-27 Ille a. apprehendit summitatem pallii ejus,
17-35 Apprehendebam mentum eorum, et suffocabam
2 *Reg*. 1-11 Apprehendens a. David vestimenta sua scidit
2-16 Apprehensoq. unusquisque capite comparis
-21 Apprehende unum de adolescentibus
13-11 Apprehendit eam, et ait: Veni, cuba mecum
15- 5 Et apprehendens, osculabatur eum,
3 *Reg*. 2-28 Joab... apprehendit cornu altaris.
11-30 Apprehendensq. Ahias pallium s. novum
13- 4 Dicens: Apprehendite eum.
18-40 Apprehendite prophetas Baal et ne unus.
Quos cum apprehendisset, duxit eos Elias
20-18 Apprehendite eos vivos.
4 *Reg*. 2-12 Apprehenditq. vestimenta sua, et scidit illa
4-27 Apprehendit pedes ejus: et accessit Giezi
14- 7 Et apprehendit petram in prælio,
25- 6 Apprehensum ergo regem duxerunt
2 *Par*. 7-22 Et apprehenderunt deos alienos et adorav.
28-15 Apprehendentes captivos... vestierunt de spoliis
Tobiæ. 6- 4 Apprehende branchiam ejus et trahe eum

Tobiæ. 7-15 Et apprehendens dexteram filiæ suæ,
8- 3 Raphaël angelus apprehendit dæmonium.
10-12 Et apprehendentes parentes filiam suam
11-15 Quam apprehendens Tobias traxit ab oculis
Judith. 13- 9 Apprehendit comam capitis ejus et ait :
Job. 5-13 Qui apprehendit sapientes in astutia eorum
23- 9 Non apprehendam eum :
27-20 Apprehendet eum quasi aqua inopia
41-17 Cum apprehenderit eum gladius
Psal. 2-12 Apprehendite disciplinam,
34- 2 Apprehendite arma et scutum :
- 8 Captio, quam abscondit, apprehendat eum:
47- 7 Tremor apprehendit eos.
Prov. 2-19 Omnes... nec apprehendent semitas vitæ
3-18 Lignum vitæ est his qui apprehenderint eam
7-13 Apprehensumque deosculatur juvenem
26-17 Sicut qui apprehendit auribus canem,
31-19 Et digiti ejus apprehenderunt fusum.
Cant. 7- 8 Dixi : Ascendam in palmam ; et apprehendam fructus ejus
8- 2 Apprehendam te, et ducam in domum
Eccli. 7- 1 Noli facere mala, et non te apprehendent
11-10 Si enim secutus fueris, non apprehendes
15- 1 Qui continens est justitiæ, apprehendet illam
- 7 Homines stulti non apprehendent illam
23- 6 Et concubitus concupiscentiæ ne apprehendant me,
- 8 In vanitate sua apprehenditur peccator,
-30 Et ubi non speravit, apprehendetur.
26-10 Quasi qui apprehendit scorpionem.
27- 9 Si sequaris justitiam, apprehendes illam ;
34- 2 Quasi qui apprehendit umbram,
Isai. 3- 6 Apprehendet enim vir fratrem suum
4- 1 Et apprehendent septem mulieres virum
41- 9 In quo apprehendi te ab extremis terræ
-13 Ego Dominus.. apprehendens manum tuam
42- 6 Apprehendi manum tuam, et servavi te.
45- 1 Cujus (*Cyri*) apprehendi dexteram
51-18 Non est qui apprehendat manum ejus
56- 2 Et filius hominis, qui apprehendet istud
59- 9 Et non apprehendet nos justitia
Jerem. 6-24 Tribulatio apprehendit nos, et dolores
8- 5 Apprehenderunt mendacium
13-21 Numquid non dolores apprehendent te,
26- 8 Apprehenderunt eum sacerdotes et prophetæ
31-32 In die qua apprehendi manum eorum
37-12 Apprehendit Jeremiam prophetam, dicens :
49-16 Et apprehendere niteris altitudinem collis ;
-24 Tremor apprehendit eam (*Damascum*)
50-24 Inventa est (*Babylon*) et apprehensa
-42 Arcum et scutum apprehendent
-43 Angustia apprehendit eum, dolor quasi post.
51-56 Et apprehensi sunt fortes ejus
52- 8 Et apprehenderunt Sedeciam in deserto
Thren. 1- 3 Omnes persecutores ejus apprenderunt eam inter angustias
Baruc. 4- 2 Convertere Jacob, et apprehende eam
Ezech. 8- 3 Emissa similitudo manus apprehendit me
29- 7 Quando apprehenderunt te manu
Dan. 13-40 Hanc autem cum apprehendissemus
14-20 Tunc apprehendit sacerdotes, et uxores
-35 Apprehendit eum Angelus Dom. vertice
Osee. 2- 7 Sequetur amatores s. et non apprehendet
Amos. 3- 4 .... Nisi aliquid apprehenderit?
Mich. 6-14 Et apprehendes, et non salvabis
Zach. 8-23 In quibus apprehendent decem homines Et apprehendent fimbriam viri Judæi
14-13 Apprehendet vir manum proximi sui
1 Mac. 9-61 Et apprehendit de viris regionis,
10-23 Præoccupavit nos Alexander apprehendere amicitiam Judæorum ad munimen sui
2 Mac. 5- 5 Ad ultimum apprehensa civitate, Menelaüs fugit in arcem
7- 1 Una cum matre sua apprehensos
9- 5 Apprehendit eum dolor dirus viscerum
-21 Et infirmitate gravi apprehensus
13- 4 Jussit... apprehensum in eod. loco necari.
Matth. 14-31 Jesus extendens manum apprehendit eum ;
21-35 Et agricolæ apprehensis servis ejus
-39 Apprehensum eum ejecerunt extra vineam
Marc. 1-31 Elevavit eam, apprehensa manu ejus
7-33 Et apprehendens eum de turba seorsum,
8-23 Et apprehensa manu cæci eduxit eum
-32 Apprehendens eum Petrus, cœpit increpare
9-17 Qui ubicumq. eum apprehenderit, allidit
12- 3 Qui apprehensum eum ceciderunt
- 8 Et apprehendentes eum, occiderunt :
Luc. 5-26 Et stupor apprehendit omnes et magnificabant Deum
9-39 Et ecce spiritus apprehendit eum
-47 At Jesus... apprehendit puerum et statuit
14- 4 Ipse vero apprehensum sanavit eum
23-26 Apprehenderunt Simonem quemd. Cyren.
Joan. 7-30 Quærebant ergo eum apprehendere :
Joan. 7-32 Miserunt... ut apprehenderent eum.
-44 Quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum
8-20 Et nemo apprehendit eum.
10-39 Quærebant ergo eum apprehendere :
11-56 ...... Indicet, ut apprehendant eum.
19- 1 Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum
Act. 3- 7 Et apprehensa manu ejus dextera
9-27 Barnabas autem apprehensum illum duxit ad Apostolos
12- 3 Apposuit ut apprehenderet et Petrum
- 4 Quem cum apprehendisset, misit in carcerem
16-19 Apprehendentes Paulum et Silam, perduxerunt
17-19 Apprehensum eum ad Areopagum duxerunt
18-17 Apprehendentes a. omnes Sosthenem
21-30 Apprehendentes Paulum, trahebant eum
-33 Tunc accedens tribunus apprehendit eum
23-19 Apprehendens a. tribunus manum illius,
24- 6 Apprehensum voluimus secundum legem nostram judicare
Rom. 9-30 Apprehenderunt justitiam... quæ ex fide est
1 Cor. 10-13 Tentatio vos non apprehendat nisi humana
1 Tim. 6-12 Apprehende vitam æternam
-19 ..... Ut apprehendant veram vitam
Hebr. 2-16 Nusquam enim Angelos apprehendit, sed Semen Abrahæ apprehendit
8- 9 In die qua apprehendi manum eorum
Apoc. 19-20 Et apprehensa est bestia,
20- 2 Et apprehendit draconem, serpentem

APPRETIO.

Zach. 11-13 Pretium quo appretiatus sum ab eis
Matth. 27- 9 Acceperunt triginta argenteos pretium appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israël

APPROBO.

Mich. 6- 9 Audite tribus, et quis approbabit illud?
Act. 2-22 Jesum Nazar. virum approbatum a Deo

APPROPINQUO.

Gen. 18-23 Et appropinquans ait : Numquid perdes
33- 3 Donec appropinquaret frater ejus
- 6 Appropinquantes ancillæ et filii earum
47-29 Cumq. appropinquare cerneret diem mortis
Exod. 14-10 Cumque appropinquasset Pharao
19-15 Et ne appropinquetis uxoribus vestris
24- 2 Et illi non appropinquabunt :
28-43 Vel quando appropinquant ad altare,
32-19 Cumq. appropinquasset ad castra,
Levit. 10- 3 Sanctificabor in iis qui appropinquant mihi
Num. 16- 5 Quos elegerit, appropinquabunt ei
Deut. 4- 7 Quæ habeat deos appropinquantes sibi
15- 9 Appropinquat septimus annus remissionis
20- 2 Appropinquante autem jam prælio
33- 3 Qui appropinquant pedibus ejus, accipient
Josue. 3- 4 Et cavete ne appropinquetis ad arcam.
Judic. 9-52 Appropinquans ortio, ignem supponere
1 Reg. 17-41 Appropinquans adversum David,
-48 Cum... appropinquaret contra David
2 Reg. 1- 6 Currus et equites appropinquabant ei
20-16 Appropinqua huc, et loquar tecum
3 Reg. 2- 1 Appropinquaverunt autem dies David
8-59 Appropinquantes Dom. Deo nost. die ac nocte
1 Par. 10- 2 Cumque appropinquassent Philisthæi
Judith. 6- 8 Cum appropinquassent ad montana
Job. 33-22 Appropinquavit corruptioni anima ejus
Psal. 37-12 Proximi mei adv. me appropinquaverunt
54-19 Ab iis, qui appropinquant mihi
-22 Et appropinquavit cor illius.
87- 4 Et vita mea inferno appropinquavit.
90- 7 Ad te autem non appropinquabit.
-10 Et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo
106-18 Appropinquaverunt usque ad portas mortis.
118-150 Appropinquaverunt persequentes me
-169 Appropinquet deprecatio mea in consp.
148-14 Filiis Israël, populo appropinquanti sibi.
Prov. 5- 8 Ne appropinques foribus domus ejus
Eccle. 4-17 Et appropinqua ut audias
12- 1 Appropinquent anni, de quibus dicas :
Eccli. 11-20 Nescit quod... mors appropinquet
24-43 Fluvius meus appropinquavit ad mare
37-33 Aviditas appropinquabit usque ad choleram
51- 9 Vita mea appropinquans erat in inferno
Isai. 26-17 Sicut quæ concipit, cum appropinquaverit ad partum,
29-13 Eo quod appropinquat populus iste ore suo
41- 5 Extrema terræ... appropinquaverunt
54-14 Recede... a pavore, quia non appropinquabit tibi.
58- 2 Appropinquare Deo volunt.
Isai. 65- 5 Qui dicant... non appropinques mihi,
Jerem. 30-21 Applicet cor suum ut appropinquet mihi
Thren. 3-57 Appropinquasti in die, quando invocavi te
4-18 Appropinquavit finis noster
Ezech. 7-12 Venit tempus, appropinquavit dies
9- 1 Appropinquaverunt visitationes urbis
12-23 Loquere ad eos, quod appropinquaverint dies,
22- 4 Et appropinquare fecisti dies tuos
30- 3 Juxta est dies, et appropinquat dies Domini
42-13 Sacerdotes qui appropinquant ad Dominum
44-13 Non appropinquabunt ad me ut sacerd. fung.
Dan. 6-20 Appropinquansq. lacui, Danielem voce...
8- 7 Cumque appropinquasset prope arietem
Amos. 6- 3 Et appropinquatis solio iniquitatis
9-10 Non appropinquabit, et non veniet super nos malum.
Soph. 3- 2 Ad Deum suum non appropinquavit
1 Mac. 2-49 Et appropinquaverunt dies Mathathiæ moriendi,
3-16 Appropinquaverunt usque ad Bethoron
5-40 Cum appropinquaverit Judas,
-42 Ut a. appropinquavit Judas ad torrentem aquæ
13-23 Et cum appropinquasset Bascaman,
2 Mac. 10-25 Qui cum ipso erant appropinquante illo,
Matth. 3- 2 Appropinquavit enim regnum cœlorum
4-17 Appropinquavit enim regnum cœlorum
10- 7 Quia appropinquavit regnum cœlorum
21- 1 Et cum appropinquassent Jerosolymis
-34 Cum a. tempus fructuum appropinquasset
26-45 Ecce appropinquavit hora,
-46 Ecce appropinquavit qui me tradet
Marc. 1-15 Dicens... et appropinquavit regnum Dei
11- 1 Et cum appropinquarent Jerosolymæ
Luc. 7-12 Cum a. appropinquaret portæ civitatis
10- 9 Appropinquavit in vos regnum Dei
-11 Scitote, quia appropinquavit regnum Dei
15- 1 Erant a. appropinquantes ei publicani
-25 Cum veniret, et appropinquaret domui
18-35 Factum est a. cum appropinquaret Jericho
-40 Et cum appropinquasset, interrogavit illum
19-29 Cum appropinquasset ad Bethphage
-37 Cum appropinquaret jam ad descensum
-41 Et ut appropinquavit, videns civitatem
21- 8 Tempus appropinquavit : Nolite ergo ire
-20 Scitote quia appropinquavit desolatio ejus
-28 Quoniam appropinquat redemptio vestra.
22- 1 Appropinquabat a. dies festus Azymorum
-47 Appropinquavit Jesu ut oscularetur eum
24-15 Ipse Jesu appropinquans ibat cum illis
-28 Et appropinquaverunt castello quo ibant
Act. 7-17 Cum a. appropinquaret tempus promissionis
9- 3 Contigit ut appropinquaret Damasco
10- 9 Postera a. die... appropinquantibus civitati
22- 6 Appropinquante Damasco media die,
Rom. 13-12 Nox præcessit, dies autem appropinquavit
Hebr. 10-25 Tanto magis quanto videritis appropinquantem diem
Jacob. 4- 8 Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis.
5- 8 Quoniam adventus Domini appropinquavit.
1 Petr. 4- 7 Omnium autem finis appropinquavit.

APPROPIO.

Exod. 3- 5 At ille : Ne appropies, inquit, huc
Psal. 26- 2 Dum appropiant super me nocentes,
Eccli. 12-13 Quis miserebitur... omnibus qui appropiant bestiis?
51-31 Appropiate ad me indocti, et congreg.
Isai. 5-19 Appropiet et veniat consilium sancti Israël
1 Mac. 6-42 Et appropiavit Judas, et exercitus ejus
9-10 Et si appropiavit tempus nostrum
11- 4 Et ut appropiavit Azoto, ostenderunt ei
2 Mac. 11- 5 Ingressus a. Judæam et appropians Bethsuræ
Luc. 10-34 Et appropians alligavit vulnera ejus
12-33 Quo fur non appropiat, neque tinea corrumpit
Act. 23-15 Nos vero, prius quam appropiet, parati

APPROXIMO.

Psal. 31- 6 Ad eum non approximabunt
- 9 Qui non approximant ad te

APTO.

Exod. 26- 5 Ut ansa... altera alteri possit aptari
28-27 Ut aptari possit cum superhumerali
Levit. 8- 8 Quod astringens cingulo aptavit rationali
Hebr. 10- 5 Corpus autem aptasti mihi
11- 3 Fide intelligimus aptata esse sæcula verbo Dei
- 7 Metuens aptavit arcam in salutem domus
13-21 Aptet vos in omni bono, ut faciatis

Num. 32- 1 Cumque vidissent Jazer et Galaad aptas animalibus alendis terras,
Deut. 20-20 Et in cæteros apta usus, succide (*ligna*)
Ruth. 1-12 Nec apta (*sum*) vinculo conjugali
1 Reg. 14-52 Aptum ad prælium, sociabat eum sibi
1 Par. 7-40 Numerus a. eorum ætatis quæ apta esset
2 Par. 26-13 Qui erant apti ad bella,
Esth. 14- 2 Fletibus et luctui apta indumenta suscepit
Sap. 4- 5 Fructus... acerbi... ad nihilum apti
Eccli. 20- 6 Est tacens sciens tempus aptum
Jerem. 13- 7 Ecce computruerat lumbare, ita ut nulli usui aptum esset.
-10 Erunt sicut lumbare istud, quod nulli usui aptum est.
Ezech. 15- 5 Non erat aptum ad opus:
Dan. 13-15 Cum observarent diem aptum, ingressa est
1 Mac. 4-46 Et reposuerunt lapides... in loco apto,
10-19 Aptus es ut sis amicus noster
13-40 Si qui ex vobis apti sunt conscribi
14-34 Quæcumque apta erant ad correptionem
2 Mac. 2-30 Quæ apta sunt ad ornatum, exquirenda sunt
3-37 Quis esset aptus adhuc semel Jerosolymam mitti,
Luc. 9-62 Nemo...respiciens retro, aptus est regno Dei
Act. 27-12 Et cum aptus portus non esset ad hiemandum
Rom. 9-22 Sustinuit... vasa iræ, apta in interitum

APUD.

Gen. 6-21 Ex omnibus escis... comportabis apud te
8-17 Cuncta animantia quæ sunt apud te... educ
12-15 Laudaverunt eam (*Sarai*) apud illum
23- 4 Advena sum et peregrinus apud vos:
- 6 Audi nos, Domine, princeps Dei es apud nos
- 8 Intercedite pro me apud Ephron filium Seor
24-25 Fœni plurimum est apud nos,
-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
27-15 Vestibus... quas apud se habebat domi, induit
29-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro, mane apud me
-30 Serviens apud eum septem annis aliis.
31-32 Apud quemcumque inveneris deos tuos Scrutare, quidquid tuorum apud me inveneris
32- 4 Apud Laban peregrinatus sum, et fui...
34-14 Quod illicitum et nefarium est apud nos
37- 2 Accusavitq. fratres suos apud patrem crimine pessimo.
42-33 Fratrem vestrum unum dimittite apud me
44- 9 Apud quemcumq. fuerit inventum... moriatur.
-10 Apud quemcumq. fuerit inventum, ipse sit servus
-16 Et nos, et apud quem inventus est scyphus
Exod. 11- 7 Apud omnes a. filios Israël non mutiet canis
12-49 Lex erit... colono qui peregrinatur apud vos
13- 7 Non apparebit apud te aliquid fermentatum
16-29 Maneat unusquisque apud semetipsum
22- 4 Si inventum fuerit apud eum quod furatus
33-21 Ecce, inquit, est locus apud me,
34- 7 Nullusque apud te per se innocens est.
35- 5 Separate apud vos primitias Domino
Levit. 17- 8 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
-12 Ex advenis qui peregrinantur apud vos
-13 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
18-26 Colonus, qui peregrinantur apud vos
19-13 Non morabitur opus mercenarii tui apud te usque mane
22-18 Et de advenis qui habitant apud vos
25- 6 Et advenæ, qui peregrinantur apud te
-36 Ut vivere possit frater tuus apud te
-40 Usque ad annum jubileum operabitur apud te
-45 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
-47 Si invaluerit apud vos manus advenæ
Num. 9-14 Peregrinusq. et advena si fuerint apud vos Præceptum idem erit apud vos tam advenæ
13-33 Terræ quam inspexerant apud filios Israël
22- 8 Manentibus illis apud Balaam, venit Deus
- 9 Quid sibi volunt homines isti apud te?
32-22 Tunc eritis inculpabiles apud Dominum et apud Israel
Deut. 7-14 Non erit apud te sterilis utriusque sexus
15-16 Et bene sibi apud te esse sentiat
17- 2 Cum reperti fuerint apud te
- 8 Si difficile et ambiguum apud te judicium
22- 2 Erunt apud te quandiu quærat ea frater tuus
- 5 Abominabilis e. apud Deum et qui facit hæc
23-18 Abominatio est utrumq. apud Dominum
24-12 Non pernoctabit apud te pignus
32-34 Nonne hæc condita sunt apud me,
33- 5 Erit apud rectissimum rex,
Josue. 2- 1 Et quieverunt apud eam (*Rahab*)
10- 6 Tunc morabatur in castris apud Galgalam

Judic. 6- 4 Et apud eos figentes tentoria,
14-16 Quæ fundebat apud Samson lacrymas
16- 2 Quod cum... percrebruisset apud eos, intrasse urbem Samson
- 9 Latentibus apud se insidiis
17- 2 Ecce ego habeo, et apud me sunt.
-10 Mane apud me et esto mihi... sacerdos
-11 Acquievit, et mansit apud hominem
-12 Et habuit puerum sacerdotem apud se
18-31 Mansitq. apud eos idolum Michæ
19- 2 Mansitq. apud eum quatuor mensibus.
- 7 Eum socer tenuit et apud se fecit manere.
- 9 Mane apud me etiam hodie,
Ruth. 1-19 Velox apud cunctos fama percrebruit
2-13 Quæ ait: Inveni gratiam apud oculos tuos
-19 Indicavitque ei apud quem fuisset operata
1 Reg. 2-21 Magnificatus est puer Samuel apud Dominum
5- 7 Non maneat arca Dei Israël apud nos
22- 4 Manseruntq. apud eum cunctis diebus
- 9 Vidi... in Nobe, apud Achimelech
23-19 Nonne ecce David latitat apud nos
25-16 Diebus quibus pavimus apud eos greges
-29 Erit anima... apud Dominum Deum
29- 3 Et apud me multis diebus, vel annis
2 Reg. 3-28 Regnum meum apud Dominum
12- 3 Quæ creverat apud eum cum filiis
19-43 Decem partibus major ego sum apud regem
23- 5 Nec tanta est domus mea apud Deum
3 Reg. 2- 8 Habes quoque apud te Semeï fil. Gera
3-17 Et peperi apud eam in cubiculo.
11-11 Quia habuisti hoc apud te,
-20 Eratq. Genubath habitans apud Pharaonem
-22 Qua enim re apud me indiges
17-20 Apud quam ego utcumque sustentor
22-26 Tollite Michæam et maneat apud Amon Principem civitatis, et apud Joas filium Amelech
4 Reg. 3-12 Ait Josaphat: Est apud eum sermo Domini
5- 1 Erat vir magnus apud dominum suum
6-11 Quis proditor mei sit apud regem Israël
10- 6 Filii regis... apud optimates civ. nutriebantur.
1 Par. 4-23 Apud regem in operibus ejus.
12-39 Fueruntq. ibi apud David tribus diebus
29- 8 Apud quemcumque inventi sunt lapides
2 Par. 13-11 Estque apud nos candelabrum aureum
14-11 Domine, non est apud te ulla distantia
19- 7 Non est enim apud Dominum... iniquitas
25-24 In domo Dei, et apud Obededom
1 Esdr. 9- 8 Facta est deprecatio nostra apud Dominum
Tobiæ. 4-15 Merces... apud te omnino non remaneat
-21 Chirographum ejus apud me habeo
5- 8 Mansi apud Gabelum fratrem nostrum
8-23 Adjuravit Raguel Tobiam, ut duas hebdomadas moraretur apud se
Judith. 11-14 Ego e. ancilla tua Deum colo, etiam nunc apud te
12-11 Fœdum est enim apud Assyrios
16-19 Qui a. timent te, magni erunt apud te
Esth. 4- 3 Planctus ingens erat apud Judæos
5-12 Apud quam etiam cras cum rege pransurus
8-17 Apud omnes populos, urbes atq. provincias
9-17 Primus apud omnes interfectionis fuit
10- 3 Magnus apud Judæos, et acceptabilis plebi
Job. 12- 5 Lampas contempta apud cogitationes div.
-13 Apud ipsum est sapientia et fortitudo
-16 Apud ipsum est fortitudo et sapientia
14- 5 Numerus mensium ejus apud te est
16-12 Conclusit me Deus apud iniquum
25- 2 Potestas et terror apud eum est,
27-13 Hæc est pars hominis impii apud Deum
Psal. 21-26 Apud te laus mea in Ecclesia magna
35-10 Quoniam apud te est fons vitæ
36-23 Apud Dominum gressus hominis dirig.
38- 8 Et substantia mea apud te est
-13 Quoniam advena ego sum apud te
41- 9 Apud me oratio Deo vitæ meæ
53- 2 Nonne David absconditus est apud nos?
72-23 Ut jumentum factus sum apud te
75-13 Terribili apud reges terræ.
80- 8 Probavi te apud aquam contradictionis
108-20 Qui detrahunt mihi apud Dominum
129- 4 Quia apud te propitiatio est
- 7 Quia apud Dominum misericordia Et copiosa apud eum redemptio
Prov. 3- 7 Ne sis sapiens apud temetipsum
6- 1 Defixisti apud extraneum manum tuam
11- 1 Statera dolosa, abominatio est apud Dominum
16- 5 Accepta est a. apud Deum magis,
17-10 Plus proficit correptio apud prudentem, quam centum plagæ apud stultum.
-15 Abominabilis est uterque apud Deum
20-10 Utrumque abominabile est apud Deum

Prov. 20-23 Abominatio est apud Dominum pondus et pondus
28-23 Gratiam postea inveniet apud eum
Eccle. 1-11 Nec... erit recordatio apud eos
6- 1 Aliud malum... frequens apud homines
9-10 Nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos
Sap. 2- 1 Dixerunt e. cogitantes apud se non recte
4- 1 Quoniam et apud Deum nota est, et apud homines
5-16 Justi a. in perpet. vivent, et apud Dominum est merces eorum, et cogitatio illorum apud Altissimum.
8-10 Habebo... honorem apud seniores juvenis
9-10 Ut sciam quid acceptum sit apud te
15- 2 Scimus quoniam apud te sumus computati
Eccli. 7-24 Et si sunt utilia, perseverent apud te
11-15 Sapientia, et disciplina, et scientia legis apud Deum. Dilectio et viæ bonorum apud ipsum.
14-17 Quoniam non est apud inferos invenire cibum
15- 4 Et exaltabit illum apud proximos suos
35-15 Et non est apud illum gloria personæ
44-19 Testamenta sæculi posita sunt apud illum
49-19 Seth et Sem apud homines gloriam adepti sunt
Isai. 10-28 Apud Machmas commendabit vasa sua
16- 4 Habitabunt apud te profugi mei
54-17 Justitia eorum apud me, dicit Dominus
Jerem. 2-19 Vide quia malum... non esse timorem mei apud te
40- 5 Habita apud Godoliam filium Ahicam
Baruc. 6-48 Cogitant sacerdotes apud se, ubi se abscond.
Ezech. 22- 7 Pupil. et viduam contristaverunt apud te
-12 Munera acceperunt apud te ad effund.
Dan. 3-99 Mirabilia fecit apud me Deus excelsus
4-32 Et omnes habitatores terræ apud eum in nihilum reputati sunt
14- 2 Eratque idolum apud Babyl. nomine Bel
-17 Magnus es Bel, et non est apud te dolus
Zach. 2- 7 Fuge quæ habitas apud filiam Babylonis
1 Mac. 1-60 Et apud quemcumque inveniebantur libri
-65 Multi de populo Israël definierunt apud se
7- 6 Et accusaverunt populum apud regem
8- 9 Qui erant apud Helladam, voluerunt ire
-22 Ut esset apud eos ibi memoriale pacis
11-33 Conservantibus quæ justa sunt apud nos
12- 7 Epist... ab Ario, qui regnabat apud vos
2 Mac. 1-36 Vocatur autem apud plures Nephi
2-14 Congregavit omnia, et sunt apud nos
4- 5 Communem utilitatem apud semet ipsum... considerans
-11 Apud Romanos de amicitia... functus est
-36 Adierunt Judæi apud Antiochiam
10-13 Ob hoc accusatus ab amicis apud Eupatorem
11-29 Descendere apud vestros, qui sunt apud nos
12-38 Contest... qui apud Scythopolitas erant
-40 Idolorum, quæ apud Jamniam fuerunt
Matth. 6- 1 Mercedem non habebitis apud Patrem
13-56 Sorores ej. nonne omnes apud nos sunt?
19-26 Apud homines hoc impossibile est: Apud Deum autem omnia possibilia sunt
22-25 Erant autem apud nos septem fratres
26-18 Apud te facio Pascha cum Discipulis meis
-55 Quotidie apud vos sedebam docens in templo
28-15 Divulgatum est verbum istud apud Judæos
Marc. 9- 9 Et verbum continuerunt apud se,
-18 O generatio incredula, quandiu apud vos ero?
10-27 Jesus ait: Apud homines impossibile est, sed non apud Deum: Omnia enim possibilia sunt apud Deum.
14-49 Quotidie eram apud vos in templo docens
Luc. 1-30 Invenisti enim gratiam apud Deum
-37 Quia non erit impossibile apud Deum omne verbum
2-52 Jesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia apud Deum et homines
9-41 Usquequo ero apud vos et patiar vos?
10- 7 Edentes et bibentes quæ apud illos sunt
11-37 Rogavit illum... ut pranderet apud se.
16- 1 Et hic diffamatus est apud illum, quasi
18-11 Pharisæus stans, hæc apud se orabat
-27 Ait illis: Quæ impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Deum
Joan. 1- 1 Et Verbum erat apud Deum
- 2 Hoc erat in principio apud Deum
-39 Et apud eum manserunt die illo
5-45 Quia ego accusaturus sum vos apud Patrem
6-62 Sciens autem Jesus apud semetipsum
8-38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor; et vos quæ vidistis apud Patrem vestrum, facitis

Joan. 11-54 Non in palam ambulabat apud Judæos
14-17 Quia apud vos manebit, et in vobis erit
-23 Et mansionem apud eum faciemus
-25 Hæc locutus sum vobis apud vos manens
17- 5 Clarifica me tu Pater apud temetipsum, claritate quam habui prius quam mundus esset apud te
Act. 2-29 Sepulcrum ejus est apud nos usque
9-43 In Joppe apud Simonem quemd. coriarium
10- 6 Hic hospitatur apud Simonem quemdam
-48 Ut maneret apud eos aliquot diebus
18- 3 Manebat apud eos et operabatur
-11 Docens apud eos verbum Dei
21- 7 Mansimus die una apud illos
- 8 Mansimus apud eum (*Philippum*)
-16 Adducentes secum apud quem hospitaremur
23-30 Denuntians et accus. ut dicant apud te
24-19 Quos oportebat apud te præsto esse
25- 9 Vis... ibi de his judicari apud me?
26- 2 Apud te cum sim defensurus me hodie
- 3 Quæ apud Judæos sunt consuetudines
-29 Opto apud Deum, et in modico
28-14 Rogati sumus manere apud eos
Rom. 2-11 Non e. est acceptio pers. apud Deum
-13 Non e. auditores legis justi sunt apud Deum
4- 2 Habet gloriam, sed non apud Deum
9-14 Numquid iniquitas apud Deum? Absit
12-16 Nolite esse prudentes apud vosmetipsos
1 Cor. 2- 3 Timore et tremore multo fui apud vos
3-19 Sapientia e. hujus mundi, stultitia est apud Deum
6- 1 Audet aliquis... judicari apud iniquos
Et non apud sanctos?
- 6 Contendit et hoc apud infideles?
7-24 In hoc permaneat apud Deum
9- 3 Mea defensio apud eos, qui me interrog.
16- 2 Unusquisque vestrum apud se seponat
- 6 Apud vos autem forsitan manebo,
- 7 Spero e. me... manere apud vos
-10 Videte ut sine timore sit apud vos
-19 Apud quos et hospitor.
2 Cor. 1-17 Ut sit apud me Est et Non?
-18 Qui fuit apud vos, non est in illo Est et Non
2- 1 Statui autem hoc ipsum apud me
7- 4 Multa mihi fiducia est apud vos
-14 Etsi quid apud illum de vobis gloriatus sum
9- 2 Pro quo de vobis glorior apud Macedones
10- 7 Hoc cogitet iterum apud se
11- 9 Et cum essem apud vos, et egerem,
12-19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos?
-21 Ne... humiliet me Deus apud vos
Galat. 1-18 Mansi apud eum diebus quindecim
2- 5 Ut veritas Evangelii permaneat apud vos.
3-11 In lege nemo justificatur apud Deum
4-18 Et non tantum cum præsens sum apud vos
-20 Vellem autem esse apud vos modo
Ephes. 6- 9 Personarum acceptio non est apud eum
Philip. 4- 6 Petitiones vestræ innotescant apud Deum
Colos. 4-16 Et cum lecta fuerit apud vos epistola hæc
1 Thes. 3- 4 Nam et cum apud vos essemus
2 Thes. 1- 6 Si tamen justum est apud Deum
2- 5 Cum adhuc essem apud vos
3- 1 Sermo Dei currat... sicut et apud vos
-10 Nam et cum essemus apud vos
2 Tim. 4-13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum
Jacob. 1-17 Apud quem non est transmutatio
-27 Religio munda et immaculata apud Deum
2- 4 Nonne judicatis apud vosmetipsos
1 Petr. 2-20 Hæc est gratia apud Deum
2 Petr. 2- 8 Habitans apud eos, qui de die in diem
3- 8 Quia unus dies apud Dominum sicut mille anni
1 Joan. 1- 2 Quæ erat apud Deum Patrem
2- 1 Advocatum habemus apud Patrem
Apoc. 2-13 Antipas... qui occisus est apud vos

AQUA.

Gen. 1- 2 Et spiritus Dei ferebatur super aquas
- 6 Fiat firmamentum in medio aquarum
Et dividat aquas ab aquis
- 7 Divisitq. aquas quæ erant sub firmamento
- 9 Congregentur aquæ, quæ sub cœlo sunt
-10 Congregationesque aquarum appellavit maria
-20 Producant aquæ reptile animæ viventis
-21 Quam produxerant aquæ in species suas
-22 Multiplicamini et replete aquas maris
6-17 Ecce ego adducam aquas diluvii
7- 6 Quando diluvii aquæ inundaverunt
- 7 Ingress... in arcam propter aquas diluvii
-10 Aquæ diluvii inundaverunt super terram
-17 Et multiplicatæ sunt aquæ
-18 Porro arca ferebatur super aquas

Gen. 7-19 Et aquæ prævaluerunt nimis super terram
-20 Altior fuit aqua super montes
-24 Obtinueruntq. aquæ terram 150 diebus
8- 1 Et imminutæ sunt aquæ
- 3 Reversæq. sunt aquæ de terra euntes
- 5 At vero aquæ ibant et decrescebant
- 7 Donec siccarentur aquæ super terram
- 8 Si jam cessassent aquæ super faciem terræ
- 9 Aquæ enim erant super universam terram
-11 Intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ
-13 Prima die mensis, imminutæ sunt aquæ
9-11 Nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii
-15 Non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum
18- 4 Afferam pauxillum aquæ et lavate pedes
21-14 Tollens panem et utrem aquæ
-15 Cumque consumpta esset aqua in utre
-19 Quæ videns puteum aquæ, abiit,
24-11 Extra oppidum juxta puteum aquæ vespere
Quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam
-13 Ecce ego sto prope fontem aquæ, et filiæ... egredientur ad hauriendam aquam
-17 Pauxillum aquæ mihi ad bibendum præbe
-19 Quin et camelis tuis hauriam aquam
-20 Recurrit ad puteum ut hauriret aquam
-30 Venit ad virum... prope fontem aquæ
-32 Deditq... aquam ad lavandos pedes
-42 Veni ergo hodie ad fontem aquæ
-43 Ecce sto juxta fontem aquæ
-45 Descenditq. ad fontem et hausit aquam
26-19 Et repererunt aquam vivam
-20 Nostra est aqua
-32 Dicentes: Invenimus aquam
30-38 Posuitq. eas in canalibus, ubi effundebatur aqua
36-24 Ana qui invenit aquas calidas in solitudine
37-24 Cist. vet. quæ non habebat aquam
43-24 Et introductis domum, attulit aquam
49- 4 Effusus es sicut aqua, non crescas
Exod. 2-10 Quia de aqua tuli eum
-16 Quæ venerunt ad hauriendam aquam
-19 Insuper et hausit aquam nobiscum
4- 9 Sume aquam fluminis, et effunde eam
7-15 Vade ad eum mane, ecce egredietur ad aquas
-17 Ecce percutiam virga... aquam fluminis
-18 Pisces quoque... computrescent aquæ et affligentur
Ægypti bibentes aquam fluminis.
-19 Extende manum tuam super aquas Ægypti
Et super... omnes lacus aquarum
-20 Percussit aquam fluminis coram Pharaone
-21 Non poterant Ægyptii bibere aquam fluminis
-24 Foderunt... aquam ut biberent; non enim poterant bibere de aqua fluminis
8- 6 Extendit Aaron manum super aquas Ægypti
-20 Egredietur enim ad aquas, et dices ad eum
12- 9 Non comedetis ex eo... coctum aqua
14-21 Divisaque est aqua
-22 Erat enim aqua quasi murus
-28 Reversæq. sunt aquæ et operuerunt currus
15- 8 In spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ
-10 Submersi sunt... in aquis vehementibus
-19 Reduxit super eos Dominus aquas maris
-22 Et non inveniebant aquam
-23 Nec poterant bibere aquas de Mara
-25 Quod cum misisset in aquas,
-27 Ubi erant duodecim fontes aquarum
Et castrametati sunt juxta aquas
17- 1 Ubi non erat aqua ad bibendum populo
- 2 Da nobis aquam, ut bibamus.
- 3 Sitivit ergo ibi populus præ aquæ penuria
- 6 Exibit ex ea aqua, ut bibat populus
20- 4 Nec eorum quæ sunt in aquis sub terra
23-25 Ut benedicam panibus tuis et aquis
29- 4 Cumq. laveris patrem cum filiis s. aqua
30-18 Et missa aqua (*lavabunt in ea*)
32-20 Contrivit usque ad pulverem, quem sparsit in aquam,
34-28 Panem non comedit, et aquam non bibit
40- 7 Labrum... quod implebis aqua
-12 Applicabisq. Aaron et fil... lotos aqua
-28 Labrum q. statuit... implens illud aqua
Levit. 1- 9 Intestinis et pedibus lotis aqua
-13 Intestina vero et pedes lavabunt aqua
6-28 Si vos æneum fuerit... lavabitur aqua
9-14 Lotis aqua prius intestinis et pedibus
11- 9 Hæc sunt quæ gignuntur in aquis
-10 Quæ in aquis moventur et vivunt
-12 Quæ non habent... squamas in aquis
-32 In quocumque fit opus, tinguntur aqua
-34 Si fusa fuerit super eum aqua,
-36 Omnis aquarum congregatio munda erit
-38 Si a. quisp. aqua sementem perfuderit

Levit. 13-58 Lavabit aqua ea quæ pura sunt
14- 5 In vase fictili super aquas viventes
- 8 Radet omnes pilos corporis et lavabitur aqua
-52 Purificabitq. eam... in aquis viventibus
15- 5 Et ipse lotus aqua, immundus erit
- 6 Lotus aqua, immundus erit usq. ad vesp.
- 7 Ipse lotus aqua, immundus erit usq. ad v.
- 8 Lotus aqua, immundus erit usq. ad vesp.
-10 Ipse lotus aqua, immundus erit usq. ad v.
-11 Lotus aqua, immundus erit usq. ad vesp.
-12 Vas autem ligneum lavabitur aqua
-13 Lotis vestibus, et loto corpore in aquis viventibus, mundus erit
-16 Lavabit aqua omne corpus suum
-17 Vestem et pellem... lavabit aqua
-18 Mulier, cum qua coierit, lavabitur aqua
-22 Ipse lotus aqua, immundus erit usq. ad v.
-23 Ipse lotus aqua, pollutus erit usq. ad vesp.
-27 Ipse lotus aqua, immundus erit usq. ad v.
16-26 Lavabit vestimenta sua et corpus aqua
17-15 Lavabit vestimenta sua et semet. aqua
22- 6 Sed cum laverit carnem suam aqua
Num. 5-17 Assumetq. aquam sanctam in vase fictili
-18 Ipse autem tenebit aquas amarissimas
-19 Non te nocebunt aquæ istæ amarissimæ
-22 Ingrediantur aquæ maledictæ in ventrem
-23 Et delebit ea aquis amarissimis
-26 Sic potum det mulieri aquas amarissimas
-27 Pertransibunt eam aquæ maledictionis
8- 7 Aspergantur aqua lustrationis, et radant
19- 9 Ut sint... in aquam aspersionis
-12 Aspergetur ex hac aqua die tertio
-13 Quia aqua expiationis non est aspersus
-17 Mittent aquas vivas super eos in vas
-20 Et non est aqua lustrationis aspersus
-21 Ipse quoque qui aspergit aquas
Omnis qui tetigerit aquas expiationis
20- 2 Cumque indigeret aqua populus
- 5 Insuper et aquam non habet ad bibendum
- 6 Aperi eis... fontem aquæ vivæ, ut satiati
- 8 Et illa (*petra*) dabit aquas.
Cumque eduxeris aquam de petra, bibet
-10 Num de petra hac vobis aquam poterimus ejicere?
-11 Egressæ sunt aquæ largissimæ
-13 Hæc est aqua contradictionis
-17 Non bibemus aquas de puteis tuis
-19 Si biberimus aquas tuas nos et pecora
-24 Incredulus... ad aquas contradictionis
21- 5 Deest panis, non sunt aquæ
-16 Congrega populum et dabo ei aquam
-22 Non bibemus aquas ex puteis
24- 6 Quasi cedri prope aquas
- 7 Fluet aqua de situla ejus et semen illius erit in aquas multas.
27-14 Nec sanctificare me voluistis coram ea super aquas: hæc sunt aquæ contradictionis in Cades
31-23 Aqua expiationis sanctificabitur
33- 9 Elim, ubi erant duodecim fontes aquarum
-14 Ubi populo defuit aqua ad bibendum
Deut. 2- 6 Aquam emptam haurietis et bibetis
-28 Aquam pecunia tribue et sic bibemus
4-18 Qui sub terra morantur in aquis
5- 8 Et quæ versantur in aquis sub terra
8- 7 Introducet te in terram... aquarumq.
-15 Scorpio ac dipsas et nullæ omnino aquæ
9- 9 Panem non com. et aquam non bibens
-18 Aquam non bibens, propter omnia peccata
10- 7 Jetebatha, in terra aquarum atq. torr.
11- 4 Quo modo operuerint eos aquæ maris rubri
-10 Ubi jacto semine in hortorum morem aquæ ducuntur irriguæ
12-16 Quem super terram quasi aquam effundes
-24 Sed super terram fundes quasi aquam
14- 9 Hæc comedetis... quæ morantur in aquis
15-23 Sed effundes in terram quasi aquam
23- 4 Noluerunt vob. occurrere cum pane et aqua
-11 Priusquam ad vesperam lavetur aqua
29-11 Exceptis... his qui comportant aquas
32-51 Prævaricati estis... ad aquas contradictionis
33- 8 Et judicasti ad aquas contradictionis
Josue. 2-10 Audivimus quod siccaverit Dominus aquas maris Rubri
3- 8 Cum ingressi fueritis partem aquæ Jordanis
-13 Cum posuerint vestigia... in aquis Jordanis.
Aquæ, quæ inferiores sunt, decurrent
-15 Pedibus eorum in parte aquæ tinctis
-16 Steterunt aquæ descendentes in loco uno
4- 7 Defecerunt aquæ Jordanis ante arcam
-18 Reversæ sunt aquæ in alveum suum
-23 Siccante Domino Deo vestro aquas ejus
7- 5 Cor populi et instar aquæ liquefactum est
9-21 Ligna cædant, aquasque comportent

Josue. 9-23 Aquasque comportans in domum Dei mei
-27 Aquas comportantes usque in præsens tempus
11- 5 Convenerun tq. om. reg...ad Aquas Merom
- 7 Venitq. Josue... ad Aquas Merom subito
- 8 Persecuti sunt usque ad... Aquas Maserephoth
13- 6 A Libano usque ad Aquas Maserephoth
15- 7 Transitq. aquas, quæ vocantur Fons salis
- 9 Pertransitq... usque ad fontem aquæ Nephtoa
16- 1 Sors filiorum Joseph... contra Jericho et aquas ejus ab Oriente
18-15 Pervenit usque ad fontem aquarum Nephtoa
Judic. 1-15 Da et irriguam aquis
4-19 Da mihi, obsecro, paululum aquæ
5- 4 Cœlique ac nubes distillaverunt aquis
-19 Pugnaverunt... juxta aquas Mageddo
-25 Aquam petenti lac dedit
7- 4 Populus multus est, duc eos ad aquas
- 5 Cumque descendisset populus ad aquas
Qui lingua lambuerint aquas,
- 6 Qui manu ad os proj. lambuerant aquas
- 7 In trecentis viris qui lambuerunt aquas
-24 Occupate aquas usque Bethbera
Præoccupavit aquas atque Jordanem
15-19 Et egressæ sunt ex eo aquæ
Ruth. 2- 9 Bibe aquas, de quibus et pueri bibunt
1 Reg. 7- 6 Hauseruntque aquam et effuderunt
9-11 Invenerunt puellas egredientes ad hauriendam aquam
25-11 Tollam ergo panes meos, et aquas meas
26-11 Tolle... scyphum aquæ, et abeamus
-12 Tulit igitur David... scyphum aquæ
-16 Nunc ergo vide ubi sit... scyphus aquæ
30-11 Dederuntque ei.. ut.. biberet aquam
2 Reg. 5-20 Divisit Dominus... sicut divid. aquæ
12-27 Et capienda est Urbs aquarum
14-14 Quasi aquæ dilabimur in terram
17-20 Transierunt festinanter gustata paululum aqua
21-10 Donec distillaret aqua super eos de cœlo
22-12 Cribrans aquas de nubibus cœlorum
-17 Et extraxit me de aquis multis
23-15 O si quis mihi daret potum aquæ
-16 Hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
3 Reg. 13- 8 Neque bibam aquam in loco isto
- 9 Non comedes panem, neque bibes aquam
-16 Neque bibam aquam in loco isto
-17 Non comed. pan. et non bibes aquam ibi
-18 Reduc eum... ut... bibat aquam
-19 Comedit ergo panem.. et bibit aquam
-22 Comedisti panem, et bibisti aquam
14-15 Sicut moveri solet arundo in aqua
17-10 Da mihi paul. aquæ in vase, ut bibam
18- 4 Et pavit eos pane et aqua
- 5 Vade in terram ad univ. fontes aquarum
-13 Et paverim eos pane et aqua?
-34 Et ait : Implete quatuor hydrias aqua
-35 Et currebant aquæ circum altare
-38 (*Ignis*) voravit... aquam quæ erat in aq..
19- 6 Ecce ad caput suum subc. pan. et vas aquæ
22-27 Sustentate eum... aqua angustiæ
4 Reg. 2- 8 Percussit aquas, quæ divisæ sunt
-14 Percussit aquas, et non sunt divisæ
-19 Sed aquæ pessimæ sunt et terra sterilis
-21 Egressus ad fontem aquarum,
Sanavi aquas has et non erit ultra in eis mors
-22 Sanatæ sunt ergo aquæ usq. in diem hanc
3- 9 Nec erat aqua exercitui, et jumentis
-11 Qui fundebat aquam super manus Eliæ
-17 Alveus iste replebitur aquis et bibetis
-19 Cunctosq. fontes aquarum obturabitis
-20 Et ecce, aquæ veniebant per viam Edom, et repleta est terra aquis.
-22 Orto jam sole ex adverso aquarum, viderunt Moabitæ
Econtra aquas rubras quasi sanguinem.
-25 Et universos fontes aquarum obturaverunt
5-12 Meliores sunt... omnibus aquis Israël
6- 5 Caderet ferrum securis in aquam
-22 Sed pone panem et aquam coram eis
8-15 Infudit aquam, et expandit super faciem
18-31 Bibetis aquas de cisternis vestris
19-24 Et bibi aquas alienas, et siccavi vestigiis pedum meorum omnes aquas clausas.
20-20 Quomodo... introduxerit aquas in civitatem,
1 Par. 11-17 O si quis daret mihi aquam de cisterna
-18 Hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
-19 Quia in periculo animarum suarum attulerunt mihi aquam.
2 Par. 18-26 Date ei... aquæ pauxillum
32- 4 Ne... inveniant aquarum abundantiam
2 Par. 32-30 Obturavit superiorem fontem aquarum
1 Esdr. 10- 6 Panem non comedit, et aquam non bibit
2 Esdr. 3-26 Contra portam aquarum ad Orientem
8- 1 Plateam quæ est ante portam aquarum
- 3 In platea quæ erat ante portam aquarum
-16 In platea portæ Aquarum
9-11 Projecisti... quasi lapidem in aquas validas
-15 Aquam de petra eduxisti eis sitientibus
-20 Et aquam dedisti eis in siti
12-36 Usque ad portam Aquarum ad Orientem
13- 2 Eo quod non occurrerint filiis Israël cum pane et aqua
Judith. 5-12 Ita ut hinc inde aquæ quasi murus solid.
-13 Ita aquis coopertus est, ut non reman.
7- 7 Ex quibus furtim videbantur haurire aquam
-11 Defecerunt cisternæ et collectiones aquarum
Ad mensur. dabatur populis aqua quotidie
9- 8 Et aquæ aperuerunt eos.
-17 Deus cœlorum, creator aquarum.. exaudi
11-10 Ab ariditate aquæ jam inter mortuos comp.
12- 7 Et baptizabat se in fonte aquæ
16-18 Montes a fundam. movebuntur cum aquis
Esth. 10- 6 Et in aquas plurimas redundavit
11-10 Et in aquas plurimas redundavit
Job. 3-24 Tanquam inundantes aquæ, sic rugitus meus
5-10 Qui... irrigat aquis universa
8-11 Aut crescere carectum sine aqua?
9-30 Si lotus fuero quasi aquis nivis
11-16 Quasi aquarum quæ præterierunt recordaberis
12-15 Si continuerit aquas, omnia siccabuntur
14- 9 Ad odorem aquæ germinabit
-11 Quomodo si recedant aquæ de mari
-19 Lapides excavant aquæ
15-16 Qui bibit quasi aquam iniquitatem?
22- 7 Aquam lasso non dedisti,
-11 Et putabas te... impetu aquarum inundantium non oppressum iri?
24-18 Levis est super faciem aquæ
-19 Ad nimium calorem transeat ab aquis
26- 5 Ecce gigantes gemunt sub aquis
- 8 Qui ligat aquas in nubibus suis
-10 Terminum circumdedit aquis
27-20 Apprehendet eum quasi aqua inopia
28-25 Qui... aquas appendit in mensura
29-19 Radix mea aperta est secus aquas
34- 7 Qui bibit subsannationem quasi aquam
37-10 Et rursum latissimæ funduntur aquæ
38-30 In similitudinem lapidis aquæ durantur
-34 Numquid... impetus aquarum operiet te?
Psal. 1- 3 Quod plantatum est secus decursus aquarum
17-12 Tenebrosa aqua in nubibus aëris
-16 Et apparuerunt fontes aquarum
-17 Assumpsit me de aquis multis
21-15 Sicut aqua effusus sum
22- 2 Super aquam refectionis educavit me
28- 3 Vox Domini super aquas
Dominus super aquas multas.
31- 6 Verumt. in diluvio aquarum multarum
32- 7 Congregans sicut in utre aquas maris
41- 2 Sicut desiderat cervus ad fontes aquarum
45- 4 Sonuerunt et turbatæ sunt aquæ eorum
57- 8 Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens
64-10 Flumen Dei repletum est aquis
65-12 Transivimus per ignem et aquam
68- 2 Quoniam intraverunt aquæ
-15 Libera me... de profundis aquarum
-16 Non me demergat tempestas aquæ
73-13 Contribulasti capita draconum in aquis
76-17 Viderunt te aquæ, Deus, viderunt te aquæ,
-18 Multitudo sonitus aquarum
-20 Semitæ tuæ in aquis multis
77-13 Et statuit aquas quasi in utre
-16 Et eduxit aquam de petra
Et deduxit tanquam flumina aquas
-20 Percussit petram et fluxerunt aquæ
78- 3 Effuderunt sang... tanquam aquam
80- 8 Probavi te apud aquam contradictionis
87-18 Circumdederunt me sicut aqua tota die
92- 4 A vocibus aquarum multarum
103- 3 Qui tegis aquis superiora ejus
- 6 Super montes stabunt aquæ
-10 Inter medium montium pertransibunt aquæ
104-29 Convertit aquas eorum in sanguinem
-41 Dirupit petram, et fluxerunt aquæ
105-11 Et operuit aqua tribulantes eos
-32 Et irritaverunt eum ad aquas contradict.
106-23 Facientes operationem in aquis multis
-33 Posuit... exitus aquarum in sitim
Psal. 106-35 Posuit desertum in stagna aquarum
Et terram sine aqua in exitus aquarum
108-18 Et intravit sicut aqua in interiora ejus
L. 113- 8 Qui convertit petram in stagna aquarum
Et rupem in fontes aquarum.
118-136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei
123- 4 Forsitan aqua absorbuisset nos
- 5 Forsitan pertransisset anima notra aquam intolerabilem
135- 6 Qui firmavit terram super aquas
142- 6 Anima mea sicut terra sine aqua tibi
143- 7 Et libera me de aquis multis
147-18 Flabit spiritus ejus et fluent aquæ
148- 4 Et aquæ omnes, quæ super cœlos sunt
Prov. 5-15 Bibe aquam de cisterna tua
-16 Et in plateis aquas tuas divide
8-24 Necdum fontes aquarum eruperant
-28 Quando... librabat fontes aquarum
-29 Legem ponebat aquis, ne transirent
9-17 Aquæ furtivæ dulciores sunt,
17-14 Qui dimittit aquam, caput est jurgiorum
18- 4 Aqua profunda verba ex ore viri
20- 5 Sicut aqua profunda, sic consilium in corde viri
21- 1 Sicut divisiones aquarum, ita cor regis
25-21 Si sitierit, da ei aquam bibere
-25 Aqua frigida animæ sitienti
27-19 Quomodo in aquis resplendent vultus
30- 4 Quis colligavit aquas quasi in vestimento?
-16 Et terra, quæ non satiatur aqua
Eccle. 2- 6 Et extruxi mihi piscinas aquarum
11- 1 Mitte panem t. super transeuntes aquas
Cant. 4-15 Puteus aquarum viventium quæ fluunt.
5-12 Oculi ejus sicut columbæ super rivulos aquarum
8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere
Sap. 5-10 Navis quæ pertransit fluctuantem aquam
-23 Excandescet in illos aqua maris
10- 4 Cum aqua deleret terram, sanavit it. sap.
-18 Transvexit illos per aquam nimiam
11- 4 Data illis aqua de petra altissima
- 8 Dedisti illis abundantem aquam insperate
13- 2 Sed.. aut aquam nimiam.. deos putaverunt
16-16 Novis aquis... et per ignem consumpti
-17 In aqua... plus ignis valebat
-19 In aqua supra virtutem ignis, exardescebat
-29 Disperiet tanquam aqua supervacua
17-17 Aut vis aquæ decurrentis nimium
18- 5 Pariter illos perdidisti in aqua valida
19- 7 Ex aqua quæ ante erat, terra arida apparuit
-19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem et aquæ extinguentis naturæ obliviscebatur
Eccli. 3-33 Ignem ardentem extinguit aqua
15- 3 Et aqua sapientiæ salutationis potabit illum
-17 Apposuit tibi aquam et ignem
18- 8 Quasi gutta aquæ maris deputati sunt
24-19 Quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis
-41 Ego quasi trames aquæ immensæ de fluvio
25-34 Non des aquæ tuæ exitum
26-15 Sicut viator sitiens... ab omni aqua proxima bibet
29-28 Initium vitæ hominis, aqua et panis
38- 5 Nonne a ligno indulcata est aqua amara?
39-17 Quasi rosa plantata super rivos aquarum
-22 In verbo ejus stetit aqua sicut congeries, et in sermone oris illius sicut exceptoria aquarum
-29 Quomodo convertit aquas in siccitatem
-31 Aqua, ignis, ferrum, sal, lac, et panis
40-11 Et omnes aquæ in mare revertentur
-16 Super omnem aquam viriditas
43-22 Gelavit crystallus ab aqua, super omnem congregationem aquarum requiescet, et sicut lorica induet se aquis.
48-19 Ezechias..induxit in medium ipsius aquam.. et ædificavit ad aquam puteum
50- 3 Emanaverunt putei aquarum,
- 8 Quasi lilia quæ sunt in transitu aquæ
Isai. 1-22 Vinum tuum mistum est aqua
-30 Cum fueritis... velut hortus absque aqua
3- 1 Omne robur panis et omne robur aquæ
8- 6 Quod abjecit populus iste aquas Siloë
- 7 Ecce Dominus adducet super eos aquas
11- 9 Repleta est terra scientia Domini, sicut aquæ maris operientes
12- 3 Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris
14-23 Ponam eam... in paludes aquarum
15- 6 Aquæ enim Nemrim desertæ erunt.
- 9 Aquæ quia Dibon repletæ sunt sanguine
17-12 Sicut sonitus aquarum multarum
-13 Sonabunt populi sicut sonitus aquarum
18- 2 Qui mittit... in vasis papyri super aquas
19- 5 Et arescet aqua de mari

Isai. 19- 8 Expandentes rete super faciem aquarum
21-14 Occurrentes sitienti ferte aquam
22- 9 Congregastis aquas piscinæ inferioris
-11 Lacum fecistis... ad aquam piscinæ
23- 3 In aquis multis semen Nili
28- 2 Sicut impetus aquarum multarum
-17 Et protectionem aquæ inundabunt
30-14 Aut hauriatur parum aquæ de fovea
-20 Dabit vobis Dom... aquam brevem
-25 Et erunt... rivi currentium aquarum
32- 2 Sicut rivi aquarum in siti
-20 Beati qui seminatis super om. aquas
33-16 Panis ei datus est, aquæ ejus fideles sunt
35- 6 Quia scissæ sunt in deserto aquæ
- 7 Et sitiens in fontes aquarum
36-16 Bibite unusq. aquam cisternæ suæ
37-25 Ego fodi, et bibi aquam,
40-12 Quis mensus est pugillo aquas
41-17 Egeni et pauperes quærunt aquas,
-18 Ponam desertum in stagna aquarum
Et terram inviam in rivos aquarum
43- 2 Cum transieris aquas, tecum ero
-20 Quia dedi in deserto aquas
44- 3 Effundam enim aquas super sitientem
- 4 Quasi salices juxta præterfluentes aquas
-12 Deficiet, non bibet aquam, et lassescet
48- 1 Qui... de aquis Juda existis
-21 Aquam de petra produxit eis
Et scidit petram, et fluxerunt aquæ
49-10 Et ad fontes aquarum potabit eos
50- 2 Computrescent pisces sine aqua et morientur in siti
51-10 Tu siccasti mare, aquam abyssi
54- 9 Juravi ne inducerem aquas Noë ultra
55- 1 Omnes sitientes venite ad aquas
58-11 Et erit... sicut fons aquarum
Cujus non deficient aquæ.
63-12 Qui scidit aquas ante eos,
64- 2 Sicut... aquæ arderent igni
Jerem. 2-13 Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ et foderunt sibi cisternas... quæ continere non valent aquas
-18 Quid tibi vis in via Ægypti, ut bibas aquam turbidam? et quid tibi cum via Assyriorum, ut bibas aquam fluminis?
6- 7 Sicut frigidam fecit cisterna aquam suam
8-14 Potum dedit nobis aquam fellis
9- 1 Quis dabit capiti meo aquam
-15 Et potum dabo eis aquam fellis
-18 Et palpebræ nostræ defluant aquis
10-13 Ad vocem s. dat multitud. aquarum
13- 1 In aquam non inferes illud (*lumbare*)
14- 3 Majores miserunt minores s. ad aquam
Venerunt ad hauriend. non inven. aquam
15-18 Quasi mendacium aquarum infidelium
17- 8 Et erit quasi lignum quod transplantatur super aquas
-13 Dereliquerunt venam aquarum viv.
18-14 Aut evelli possunt aquæ erumpentes frigidæ
31- 9 Adducam eos per torrentes aquarum
38- 6 In quo non erat aqua, sed lutum
41-12 Invenerunt eum ad aquas multas
47- 2 Ecce aquæ ascendunt ab Aquilone
48-34 Aquæ quoque Nemrim pessimæ erunt
50-38 Siccitas super aquas ejus erit et arescent.
51-13 Quæ habitas super aquas multas
-16 Dante eo vocem, multiplicantur aquæ
-55 Sonabunt fluctus eorum quasi aquæ multæ
Thren. 1-16 Ego plorans, et oculus meus deducens aquas
2-19 Effunde sicut aquam cor tuum
3-48 Divisiones aquarum deduxit oculus meus
-54 Inundaverunt aquæ super caput meum
5- 4 Aquam nostram pecunia bibimus
Ezech. 1-24 Quasi sonum aquarum multarum
4-11 Et aquam in mensura bibes,
-16 Aquam in mensura et in angustia bibent
-17 Ut deficientibus pane et aqua, corruat
7-17 Et omnia genua fluent aquis.
12-18 Aquam tuam in festinatione... bibe
-19 Et aquam suam in desolatione bibent
16- 4 Et aqua non es lota in salutem
- 9 Et lavi te aqua, et emundavi sang.
17- 5 Ut firmaret radicem super aquas multas
- 8 In terra bona super aquas multas plantata est
19-10 Mater tua... super aquam plantata est,
Et frondes ejus creverunt ex aquis multis
21- 7 Per cuncta genua fluent aquæ
24- 3 Pone ollam... et mitte in eam aquam.
26-12 Pulverem t. in medio aquarum ponent
-19 Cum... operuerint te aquæ multæ
27-26 In aquis multis adduxerunt te remiges
-34 In profundis aquarum opes tuæ
31- 5 Elevati sunt rami ejus præ aquis multis
- 7 Erat enim radix illius juxta aquas multas
-14 Non elevab... omnia ligna aquarum

Ezech. 31-14 Nec stabunt... omnia quæ irrigantur aquis
-15 Et coërcui aquas multas
-16 Universa quæ irrigabantur aquis
32- 2 Conturbabas aquas pedibus tuis
-13 Jumenta ej. quæ erant super aquas
-14 Tunc purissimas reddam aquas eorum
34-18 Cum purissimam aquam biberetis
36-25 Et effundam super vos aquam mundam
43- 2 Vox erat ei quasi vox aquarum multarum
47- 1 Ecce aquæ egrediebantur subter limen
Aquæ a. descendebant in latus templi
- 2 Ecce aquæ redundantes a latere dextro
- 3 Traduxit me per aquam usque ad talos
- 4 Traduxit me per aquam usq. ad genua
- 5 Traduxit me per aquam usque ad renes
Intumuerant aquæ profundi torrentis
- 8 Aquæ istæ, quæ egrediuntur ad tumulos
Exibunt, et sanabuntur aquæ
- 9 Postquam venerint illuc aquæ istæ
-12 Quia aquæ ejus de sanctuario egredientur
-19 A Thamar usque ad aquas contradictionis
48-28 Erit finis de Thamar usque ad aquas contr.
Dan. 1-12 Dentur nobis... et aqua ad bibendum
3-60 Benedicite aquæ omnes quæ super cœlos
-79 Benedicite cete... quæ moventur in aquis
12- 6 Dixi viro... qui erat super aquas fluminis
Osee. 2- 5 Qui dant panes mihi, et aquas meas
5-10 Super eos effundam quasi aquam iram meam
10- 7 Quasi spumam super faciem aquæ
Joel. 1-20 Quoniam exsiccati sunt fontes aquarum
3-18 Per omnes rivos Juda ibunt aquæ
Amos. 4- 8 Venerunt... ut biberent aquam
5- 8 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
-24 Et revelabitur quasi aqua judicium
8-11 Mittam famem... non famem panis, neque sitim aquæ
9- 6 Qui vocat aquas maris et effundit eas
Jonæ. 2- 6 Circumdederunt me aquæ usque ad anim.
3- 7 Nec pascantur, et aquam non bibant.
Mich. 1- 4 Sicut aquæ quæ decurrunt in præceps
Nahum. 2- 8 Et Ninive quasi piscina aquarum aquæ ejus
3- 8 Aquæ in circuitu ejus (*Babyloniæ*): cujus divitiæ, mare: Aquæ, muri ejus.
-14 Aquam propter obsidionem hauri tibi.
Habac. 2-14 Quasi aquæ operientes mare.
3-10 Gurges aquarum transiit.
-15 Viam fecisti... in luto aquarum multarum
Zach. 9-11 Emisisti vinctos tuos de lacu, in quo non est aqua
14- 8 Exibunt aquæ vivæ de Jerusalem
1Mac. 5-40 Cum appropinquaverit Judas, et exercitus ejus ad torrentem aquæ
9-33 Consederunt ad aquam lacus Asphar
-45 Aqua vero Jordanis hinc et inde
11-67 Castra ej. applicuerunt ad aquam Genesar
2Mac. 1-20 Non invenerunt ignem, sed aquam crassam
-21 Jussit sacerd. Nehemias aspergi ipsa aqua
-31 Ex residua aqua Nehemias jussit lapides
-33 Aqua apparuit, de qua Nehemias...
15-40 Sicut...bibere...semper aquam, contrarium
Matth. 3-11 Ego quidem baptizo vos in aqua
-16 Jesus, confestim ascendit de aqua
8-32 Et mortui sunt (*porci*) in aquis
10-42 Quic... dederit... calicem aquæ frigidæ
14-28 Si tu es, jube me ad te venire super aquas
-29 Ambulabat super aquam ut veniret ad Jes.
17-14 Sæpe cadit in ignem, et crebro in aquam
27-24 Pilatus... accepta aqua, lavit manus
Marc. 1- 8 Ego baptizo vos aqua,
-10 Et statim ascendens de aqua, vidit cœlos
9-21 Eum in ignem et in aquas misit
-40 Quisquis... dederit vobis calicem aquæ
14-13 Occurreret vobis homo lagenam aquæ bajulans
Luc. 3-16 Ego quidem aqua baptizo vos
7-44 Aquam pedibus meis non dedisti
8-24 Increpavit ventum et tempestatem aquæ
16-24 Intingat extremum digiti sui in aquam
22-10 Homo quidam amphoram aquæ portans
Joan. 1-26 Ego baptizo in aqua
-31 Propterea veni ego in aqua baptizans
-33 Sed qui misit me baptizare in aqua
2- 7 Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua
- 9 Gustavit architriclinus aquam vinum fact.
Ministri a. sciebant, qui hauserant aquam
3- 5 Nisi quis renatus fuerit ex aqua
-23 Quia aquæ multæ erant illic
4- 7 Venit mulier de Samaria haurire aquam
-10 Et dedisset tibi aquam vivam
-11 Unde ergo habes aquam vivam?
-13 Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum: Qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei non sitiet in æternum

Joan. 4-14 Sed aqua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam
-15 Da mihi hanc aquam, ut non sitiam
-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ, ubi fecit aquam vinum
5- 3 Multitudo... expect. aquæ motum
- 4 Movebatur aqua. Et qui prior descendisset in piscinam aquæ sanus fiebat
- 7 Non habeo, ut cum turbata fuerit aqua
7-38 Flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ
13- 5 Deinde mittit aquam in pelvim,
19-34 Et continuo exivit sanguis et aqua
Act. 1- 5 Quia Joannes quidem baptizavit aqua
8-36 Venerunt ad quamdam aquam et ait Eunuchus: Ecce aqua
-38 Et descenderunt uterque in aquam
-39 Cum autem ascendissent de aqua
10-47 Tunc respondit Petrus: Numquid aquam?
11-16 Joannes quidem baptizavit aqua
Ephes. 5-26 Mundans lavacro aquæ in verbo vitæ
1Tim. 5-23 Noli adhuc aquam bibere
Hebr. 9-19 Accipiens sang... cum aqua et lana
10-22 Et abluti corpus aqua munda
Jacob. 3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam?
-12 Neq. salsa dulcem potest facere aquam
1Petr. 3-20 Octo animæ salvæ factæ sunt per aquam
2Petr. 2-17 Hi sunt fontes sine aqua,
3- 5 Terra de aqua et per aquam consistens
- 6 Tunc mundus aqua inundatus periit
1Joan. 5- 6 Hic est qui venit per aquam et sanguinem Jesus Christus; non in aqua solum, sed in aqua et sanguine.
- 8 Spiritus, et aqua, et sanguis:
Judæ. -12 Nubes sine aqua, quæ a ventis circumf.
Apoc. 1-15 Vox illius tanquam vox aquarum mult.
7-17 Deducet eos ad vitæ fontes aquarum
8-10 Cecidit... in fontes aquarum
-11 Facta est tertia pars aquarum in Absinth.
Multi hominum mortui sunt de aquis
11- 6 Potestatem habent super aquas convertendi eas in sanguinem
12-15 Misit serpens ex ore suo post mulierem, aquam tanquam flumen
14- 2 Audivi... tanquam vocem aquarum
- 7 Qui fecit cœlum... et fontes aquarum
16- 4 Effudit phialam... super fontes aquarum
- 5 Et audivi Angelum aquarum dicentem
-12 Siccavit aquam ejus, ut præpararetur via
17- 1 Meretr. magn. quæ sedet super aquas
-15 Et dixit mihi: Aquæ, quas vidisti ubi meretrix sedet
19- 6 Audivi... sicut vocem aquarum mult.
21- 6 Sitienti dabo de fonte aquæ vivæ, gratis
22- 1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ
-17 Et qui vult, accipiat aquam vitæ gratis

AQUÆDUCTUS.

2Reg. 2-24 Venerunt usque ad collem aquæductus
3Reg. 18-32 Fecitque aquæductum
-35 Et fossa aquæductus repleta est
-38 Aquam, quæ erat in aquæductu lambens
4Reg. 18-17 Steterunt juxta aquæductum piscinæ
20-20 Quomodo fecerit piscinam et aquæductum
2Esdr. 2-14 Et transivi... ad aquæductum regis
Judith. 7- 6 Reperit quod fons... aquæductum
Et incidi præcepit aquæductum
Eccli. 24-41 Sicut aquæductus exivi de paradiso
Isai. 7- 3 Egredere... ad extremum aquæductus
36- 2 Stetit in aquæductu piscinæ superioris

AQUATICA.

Sap. 19-18 Agrestia e. in aquatica convertebantur

AQUILA. *Avis.*

Exod. 19- 4 Quomodo portaverim vos super alas aquilarum
Levit. 11-13 Comedere non debetis... aquilam
Deut. 14-12 Immundas ne comedatis: aquilam scilicet
28-49 In simil. aquilæ volantis cum impetu
32-11 Aquila provocans ad volandum pullos
2Reg. 1-23 Saül et Jonathas...aquilis velociores
Job. 9-26 Sicut aquila volans ad escam
39-27 Numquid ad præceptum tuum elevabitur aquila
Psal. 102- 5 Renovabitur ut aquilæ juventus tua
Prov. 23- 5 Quia facient sibi pennas quasi aquilæ
30-17 Et comedant eum filii aquilæ
-19 Viam aquilæ in cœlo, viam colubri
Isai. 40-31 Assument pennas sicut aquilæ
Jerem. 4-13 Velociores aquilis equi illius
48-40 Ecce quasi aquila volabit et extendet alas
49-16 Cum exaltaveris quasi aquila nidum
-22 Ecce quasi aquila ascendet et avolabit

Thren. 4-19 Velociores fuerunt persecutores nostri aquilis cœli
Ezech. 1-10 Facies aquilæ desuper ipsorum quatuor
10-14 Et in quarto facies aquilæ
17- 3 Aquila grandis magnarum alarum
– 7 Et facta est aquila altera grandis
Dan. 4-30 Capilli ej. in similitudinem aquilarum
7- 4 Prima... alas habebat aquilæ
Osee. 8- 1 In gutture tuo sit tuba quasi aquila
Abdiæ. – 4 Si exaltatus fueris ut aquila
Mich. 1-16 Dilata calvitium tuum sicut aquila
Habac. 1- 8 Volabunt quasi aquila festinans
Matth. 24-28 Illic congregabuntur et aquilæ
Luc. 17-37 Illuc congregabuntur et aquilæ
Apoc. 4- 7 Quartum animal simile aquilæ volanti
8-13 Audivi vocem unius aquilæ volantis
12-14 Et datæ sunt mulieri aliæ duæ aquilæ magnæ

AQUILA.

Vir Judæus, Ponticus genere, qui ab Italia Corinthum cum uxore sua venerat, eo quod præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma. Cumque S. Paulus egressus ab Athenis venisset Corinthum, ibi invenit Aquilam et Priscillam, apud quos manebat, et quibuscum operabatur in arte scenofactoria. Deinde Ephesum abierunt, scilicet S. Paulus, Aquila et Priscilla, ubi reliquit illos Paulus ut ipse Jerusalem peteret. Græci dicunt Aquilam episcopatum accepisse et, relicta uxore, Ecclesiam suam Heracleæ gubernasse, ibique martyrio coronatum obiisse die Julii octava, in qua festivitatem quoque ejus celebrant Latini.

Act. 18- 2 Inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam
-18 Aquila qui sibi totonderat in Cenchris caput.
-26 Quem cum audissent Priscilla et Aquila
Rom. 16- 3 Salutate Priscillam et Aquilam adjutores
1 Cor. 16-19 Salutant vos... Aquila et Priscilla
2 Tim. 4-19 Saluta Priscam et Aquilam

AQUILO.

Gen. 13-14 Vide a loco, in quo nunc es, ad Aquilonem
Exod. 26-20 In latere... quod vergit ad Aquilonem
-35 Mensa enim stabit in parte Aquilonis
27-11 In latere Aquilonis per longum erunt
36-25 Ad plagam... Quæ respicit ad Aquilonem
Levit. 1-11 Immolabitq. ad latus altaris, quod respicit ad Aquilonem
Num. 2-25 Ad Aquilonis partem castrametati sunt filii Dan
34- 9 Hi erunt termini in parte Aquilonis
Deut. 2- 3 Ite contra Aquilonem
3-27 Et ad Aquilonem, Austrumque... aspice
Josue. 8-13 Exercitus ad Aquilonem aciem dirigebat
11- 2 Ad reges quoque Aquilonis, qui habit...
13- 3 Ad terminos Accaron contra Aquilonem
15- 5 Et ea quæ respiciunt ad Aquilonem
– 6 Transit ab Aquilone in Beth-Araba
– 7 Contra Aquilonem respiciens Galgala
– 8 Vallis Raphaim contra Aquilonem
-10-Transitq... ad Aquilonem in Cheslon
-11 Et pervenit contra Aquilonem
16- 6 Machmethath vero Aquilonem respicit
17- 9 Terminus Manasse Aquilone torrentis
-10 Possessio... ab Aquilone Manasse
In tribu Aser ab Aquilone et in tribu Issachar ab Oriente
18- 5 Domus Joseph (*sit*) ab Aquilone
-12 Fuitq... terminus eorum contra Aquilonem a Jordane
-17 Transiens ad Aquilonem
-18 Pertransit ex latere Aquilonis ad campestria
-19 Prætergreditur contra Aquilonem Beth-Hagla : suntq. exitus... ab Aquilone in fine Jordanis
19-14 Circuit ad Aquilonem Hanathon
-27 Pertransit usq. Zab contra Aquilonem
Judic. 12- 1 Nam transeuntes contra Aquilonem
1 Reg. 14- 5 Unus scopulus prominens ad Aquilonem
3 Reg. 7-25 Tres (*boves*) respiciebant ad Aquilonem
4 Reg. 16-14 Posuitq... illud ex latere alt... ad Aquilonem
1 Par. 9-24 Per quatuor ventos... et ad Aquilonem
26-17 Et ad Aquilonem quatuor per diem
2 Par. 4- 4 Quorum tres respiciebant ad Aquilonem
Judith. 16- 5 Venit Assur ex montibus ab Aquilone
Job. 26- 7 Qui extendit Aquilonem super vacuum
37-22 Ab Aquilone aurum venit,
Psal. 47- 3 Latera Aquilonis civitas regis magni
88-13 Aquilonem et mare tu creasti
106- 3 Ab Aquilone, et mari (*congregasti eos*)
Prov. 25-23 Ventus Aquilo dissipat pluvias
Eccle. 1- 6 Et flectitur (*sol*) ad Aquilonem
11- 3 Si ceciderit lignum... aut Aquilonem
Cant. 4-16 Surge Aquilo, et veni Auster,
Eccli. 43-18 Verberabit terram, tempestas Aquilonis
-22 Frigidus ventus Aquilo flavit
Isai. 14-13 Sedebo... in lateribus Aquilonis
-31 Ab Aquilone enim fumus veniet
41-25 Suscitavi ab Aquilone, et veniet
43- 6 Dicam Aquiloni : Da ; et Austro : Noli prohibere
49-12 Venient et ecce illi ab Aquilone
Jerem. 1-13 Video, et faciem ejus a facie Aquilonis
-14 Ab Aquilone pandetur malum
-15 Convocabo om. cognationes regn. Aquilonis
3-12 Clama sermones istos contra Aquilonem
-18 Et venient simul de terra Aquilonis
4- 6 Malum ego adduco ab Aquilone
6- 1 Quia malum visum est ab Aquilone
-22 Ecce populus venit de terra Aquilonis
10-22 Commotio magna de terra Aquilonis
13-20 Videte qui venitis ab Aquilone
15-12 Numquid fœderabitur ferrum ferro ab Aquilone, et æs?
16-15 Eduxit filios Israel de terra Aquilonis
23- 8 Adduxit semen domus Israël de terra Aquilonis
25- 9 Assumam univ. cognitationes Aquilonis
-26 Cunctis quoque regibus Aquilonis
31- 8 Adducam eos de terra Aquilonis
46- 6 Ad Aquilonem juxta flumen Euphraten
-10 Terra Aquilonis juxta flumen Euphraten
-20 Stimulator ab Aquilone veniet ei
-24 Et tradita in manus populi Aquilonis
47- 2 Ecce aquæ ascendunt ab Aquilone
50- 3 Ascendit contra eam gens ab Aquilone
– 9 Adducam in Babyl. de terra Aquilonis
-41 Ecce populus venit ab Aquilone.
51-48 Quia ab Aquilone venient ei prædones
Ezech. 1- 4 Ventus turbinis veniebat ab Aquilone
8- 3 Ostium int. quod respiciebat ad Aquilonem
– 5 Fili hominis, leva oculos tuos ad viam Aquilonis. Et levavi oculos meos ad viam Aquilonis : Et ecce ab Aquilone portæ altaris, idolum zeli in ipso introitu.
-14 Ostium... quod respiciebat ad Aquilonem
9- 2 Via portæ sup. quæ respicit ad Aquilonem
20-47 Combur... ab Austro usq. ad Aquilonem
21- 4 Egredietur... ab Austro usque ad Aquilonem
26- 7 Adducam... reg. Babylonis ab Aquilone
32-30 Ibi principes Aquilonis omnes
38- 6 Domus Thogorma, latera Aquilonis
-15 Venies de loco tuo a lateribus Aquilonis
39- 2 Ascendere te faciam de lateribus Aquilonis
40-19 Centum cubitos... et ad Aquilonem
-20 Respiciebat viam Aquilonis atrii
-23 Porta atrii int. contra portam Aquilonis
-35 Ad port. quæ respiciebat Aquilonem
-40 Ostium portæ quæ pergit ad Aquilonem
-44 In latere portæ respicientes ad Aquilonem
Quæ respiciebat ad viam Aquilonis
-46 Gazoph, quod respicit ad viam Aquilonis
41-11 Ostium unum ad viam Aquilonis
42- 1 Eduxit me... per viam duc... ad Aquilonem
Contra ædem vergentem ad Aquilonem
– 2 Centum cubitos ostii Aquilonis
– 4 Et ostia eorum ad Aquilonem
-13 Gazophylacia Aquilonis et Gaz. Austr'
-17 Mensus est contra ventum Aquilonis
44- 4 Adduxit me per viam portæ Aquilonis
46- 9 Qui ingreditur per portam Aquilonis
Egrediatur per viam portæ Aquilonis
-19 Quæ repiciebant ad Aquilonem
47- 2 Et eduxit me per viam portæ Aquilonis
-17 Et erit terminus... ab Aquilone ad Aquilonem
48- 1 Hæc nomina tribuum a finib. Aquilonis
Enan terminus Damasci ad Aquilonem
-10 Ad Aquilonem longitudinis viginti...
-17 Erunt a. suburbana civit. ad Aquilonem
Dan. 8- 4 Vidi arietem... contra Aquilonem
11- 6 Filiaque regis Austri veniet ad regem Aquilonis facere amicitiam
-11 Pugnabit adversus regem Aquilonis
-13 Convertetur enim rex Aquilonis
-15 Et veniet rex Aquilonis
-40 Veniet contra illum rex Aquilonis
-44 Et fama turbabit eum... ab Aquilone
Joel. 2-20 Et eum, qui ab Aquilone est, procul faciam a vobis
Amos. 8-12 Et commovebuntur... ab Aquilone
Soph. 2-13 Extendet manum s. super Aquilonem
Zach. 2- 6 O, o fugite terra Aquilonis
6- 6 Egrediebantur in terram Aquilonis
– 8 Ecce qui egrediuntur in terram Aquilonis, requiescere fecerunt spiritum meum in terra Aquilonis
14- 4 Separabitur medium montis ad Aquilonem
Luc. 13-29 Et venient ab Oriente et Aquilone
Apoc. 21-13 Et ab Aquilone portæ tres

AR.

Civitas metropolis regionis Moab, quæ provincia est Arabum; hodie ex hebræo et græco sermone composita, Areapolis nuncupatur. Porro urbs ista servata fuit jussu Dei propter Loth Abrahæ neptem, cujus filii eam in possessionem habuere.

Num. 21-17 Ut requiescerent in Ar et recumb.
-28 Ignis... devoravit Ar Moabitarum
Deut. 2- 9 Quia filiis Loth tradidi Ar in possessionem
-18 Tu transibis hodie... urbem nomine Ar
-29 Et Moabitæ qui morantur in Ar
Isai. 15- 1 Quia nocte vastata est Ar Moab.

ARA. *Filius tertius Jether, de tribu Aser.*

1 Par. 7-38 Filii Jether : Jephone et Phaspha et Ara

ARA.

Urbs in Assyria juxta flumen Gozan. Hanc in urbem Phul rex Assyriorum et Theglathphalasar rex Assur transtulerunt tribum Ruben, tribum Gad et dimidiam tribum Manasse quas adduxerunt in Lahela et in Habur et Ara et fluvium Gozan.

1 Par. 5-26 Adduxit eos in Lahela, et in Habar, et Ara.

ARA, *substantiv.*

Exod. 34-13 Aras eorum destrue, confringe statuas
Num. 23- 1 Ædifica mihi hic septem aras,
– 2 Imposuerunt... et arietem super aram
– 4 Septem, inquit, aras erexi,
-14 Ædificavit Balaam septem aras
-30 Imposuitq. vitulos et arietes per sing. aras
Deut. 7- 5 Aras eorum subvertite et confringite
12- 3 Dissipate aras eorum et confringite
Judic. 2- 2 Sed aras eorum subverteretis
6-25 Destruesq. aram Baal, quæ est patris tui ; et nemus, quod circa aram est, succide
-28 Viderunt destructam aram Baal
-31 Si Deus est vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus
-32 Ulciscatur se de eo Baal, qui suffodit aram ejus
3 Reg. 14-23 Ædificaverunt enim et ipsi sibi aras
16-32 Et posuit aram Baal in templo Baal
4 Reg. 11-18 Et destruxerunt aras ejus (*Baal*)
17-11 Adolebant ibi incensum super aras in morem Gentium
21- 3 Erexit aras Baal et fecit lucos
– 4 Extruxitque aras in domo Domini
23- 8 Destruxit aras portarum in introitu ostii
2 Par. 14- 5 Abstulit de cunctis urbibus Juda aras
23-17 Mathan... interfecerunt ante aras
28-25 Extruxit aras ad cremandum thus
33- 3 Construxitque aras Baalim et fecit lucos
-15 Aras quoque quas fecerat in monte domus
34- 4 Destruxeruntq. coram eo aras Baalim
Eccli. 50-13 Et ipse stans juxta aram
-15 Consummatione fungens in ara
Jerem. 11-13 Posuisti aras confusionis, aras ad libandum Baalim.
17- 1 Peccatum Juda script... in cornibus ararum
– 2 Cum recordati fuerint filii e. ararum
Baruc. 1-10 Offerte pro peccato ad aram Domini
Ezech. 6- 4 Et demoliar aras vestras et confring.
5 Dispergam ossa vestra circum aras
– 6 Interibunt aræ vestræ, et confringentur
-13 Cum fuerint interf... in circuitu ararum
Osee. 8-11 Factæ sunt ei aræ in delictum
10- 2 Ipse... depopulabibur aras eorum
– 8 Lappa et tribulus ascendet super aras
1 Mac. 1-50 Et jussit ædificari aras, et templa
-57 In circuitu ædificaverunt aras
-62 Sacrificabant super aram, quæ erat
2-23 Accessit quidam Judæus... sacrificare idolis super aram
-24 Insiliens trucidavit eum super aram
-25 Et aram destruxit
-45 Et amici ejus, et destruxerunt aras
5-68 Judas in Azot... et diruit aras eorum
2 Mac. 2-20 De Juda... et de aræ dedicatione
10- 2 Aras, quas alienigenæ per plateas extrux...
13- 8 Quia multa erga aram Dei delicta commisit
Act. 17-23 Inveni et aram in qua scriptum erat: IGNOTO DEO.

ARAAS. *Pater Thecuæ.*

4 Reg. 22-14 Thecuæ, filii Araas custodis vestium

ARAB.

Urbs quæ cum suburbanis suis venit in partes tribus Juda.

Josue. 15-52 Arab et Ruma et Esaan

ARABIA.

Regio Asiæ vasta quam in initio habitaverunt filii Cham, postea vero filii quos genuerat Abraham de Agar et Cethura. Tres sunt distinctæ Arabiæ, nempe Arabia Petrosa, Arabia Deserta et Arabia Felix, quæ latebat a Meridie ad Septentrionem, a mari Rubro usque ad Sinum Persicum. Hebræi per annos quadraginta erraverunt in Arabia Petrosa.

3 Reg. 10-10 Omnes reges Arabiæ, ducesque terræ
2 Par. 9-14 Omnes reges Arabiæ et satrapæ
Psal. 71-15 Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ
Isai. 21-13 Onus in Arabia
Jerem. 25-24 Et cunctis regibus Arabiæ,
Ezech. 27-21 Arabia et universi principes Cedar
1 Mac. 11-16 Et fugit Alexander in Arabiam
Galat. 1-17 Sed abii in Arabiam
4-25 Sina enim mons est in Arabia

ARABS.

2 Par. 17-11 Arabes quoque adducebant pecora
21-17 Et Arabum, qui confines sunt Æthiopibus
22- 1 Majores enim natu... interfecerant latrones Arabum
26- 7 Adjuvit eum Deus... contra Arabes
2 Esdr. 2-19 Gosem Arabs, et subsannaverunt nos
4- 7 Arabes et Ammonitæ, et Azotii
6- 1 Gossem Arabs, et cæteri inimici nostri
Psal. 71-10 Reges Arabum et Saba dona adducent
Isai. 13-20 Nec ponet ibi tentoria Arabs,
1 Mac. 5-39 Arabas conduxerunt in auxilium
11-17 Abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri
-39 Et ivit ad Elmalehuël Arabem
12-31 Et divertit Jonathas ad Arabas
2 Mac. 5- 8 Conclusus ab Areta Arabum tyranno
12-10 Commiserunt cum eo Arabes
-11 Residui Arabes victi, petebant a Juda
Act. 2-11 Judæi q. et Proselyti, Cretes et Arabes

ARACÆUS. *Filius septimus Chanaan.*

Gen. 10-17 Hevæum et Aracæum : Sinæum
1 Par. 1-15 Hevæumque et Aracæum et Sinæum

ARACH.

Urbs quam condidit Nemrod in terra Sennaar, juxta confluentem Tigris cum Euphrate.

Gen. 10-10 Babylon et Arach, et Achad, et Chalanne

ARACHITES.

De civitate altera Arach hic agitur, quæ fuit Chusaï patria. Prima, ut vidimus, condita est a Nemrod in terra Sennaar; hæc autem est sita prope montem Libanum et verisimiliter eadem est ac quæ vocatur Archi in lib. Josue 16-2.

2 Reg. 15-32 Ecce occurrit ei Chusaï Arachites
16-16 Cum a venisset Chusaï Arachites
17- 5 Ait a. Absalom : Vocate Chusaï Arachitem
-14 Melius est consilium Chusaï Arachitæ
1 Par. 27-33 Et Chusaï Arachites amicus regis

ARADA.

Civitas regia Chananæorum quorum rex (forte ipse Arad etiam nominatus) fuit ab Israelitis et victus et occisus. Vicina erat deserto Cades et terminus Judæ tribus, distans a Chebron millibus viginti ad Meridiem.

Num. 21- 1 Cum audisset Chananæus rex Arad
33-40 Audivitque Chananæus rex Arad
Judic. 1-16 Desertum.. quod est ad Meridiem Arad

ARADA.

Locus est in deserto inter Sepher et Maceloth, ubi fuit vigesima prima Israelitarum castrametatio.

Num. 33-24 Egressi de monte Sepher, venerunt in Arada

ARADIUS.

Filius nonus Chanaan. Condidit civitatem Aradon, quam habitaverunt Aradii, qui fortissimi fuerunt milites et peritissimi remiges.

Gen. 10-18 Et Aradium, Samaræum, et Amathæum
1 Par. 1-16 Aradium quoque, et Samaræum
Ezech. 27- 8 Habitatores S. et Aradii fuerunt remiges
-11 Filii Aradii cum exercitu tuo erant

ARADON.

Insula et civitas in mare Mediterraneo contra Phœniciam.

1 Mac. 15-23 Et in Aradon, et in Rhodum

ARAIA.

Pater Eziel aurificis, qui ad reædificationem templi operam et artem adhibuit.

2 Esdr. 3- 8 Ædificavit Eziel filius Araïa aurifex

ARAM I.

Filius quintus Sem, cujus posteri Mesopotamiam et Syriam habitaverunt. Quatuor habuit filios, Us, Hul, Gether et Mes.

Gen. 10-22 Filii Sem : Ælam... et Lud et Aram
-23 Filii Aram : Us, et Hul, et Gether, et Mes
1 Par. 1-17 Filii Sem : Ælam,... et Lud, et Aram

ARAM II.

Filius Disan principis Idumææ in 1 Paral. 1-42 vocatur Aran.

Gen. 36-28 Habuit autem filios Disan : Hus et Aram

ARAM III.

Filius Esron et pater Aminadab, qui fuit unus e Jesu Christi majoribus secundum carnem.

Ruth. 4-19 Esron genuit Aram, Aram genuit Aminadab
Matth. 1- 3 Esron autem genuit Aram
- 4 Aram autem genuit Aminadab
Luc. 3-33 Qui fuit Aram, qui fuit Esron.

ARAM IV.

Filius tertius Jerameel, qui et ipse filius erat primogenitus Hesron, de filiis Juda.

1 Par. 2-25 Nati sunt a. filii Jerameel... Buna, et Aram

ARAM V.

Filius quartus Somer, e filiis Aser.

1 Par. 7-34 Porro filii Somer... Haba, et Aram

ARAM.

Urbs Mesopotamiæ, in qua natus erat et cujus fuit incola propheta Balaam.

Num. 23- 7 De Aram redduxit me Balac rex Moab...

ARAM.

Altera civitas quæ fuit in divisione dimidiæ tribus Manasse juxta Orientem Jordanis.

1 Par. 2-23 Cepitq. Gessur et Aram, oppida Jaïr

ARAMA. *Urbs de tribu Nephthali.*

Josue. 19-36 Et Edema et Arama, Asor

ARAMA.

Civitas altera in tribu Aser, ad Meridiem regionis Chanaan. David dona de præda hostium in Siceleg facta, misit ad quasdam civitates, in quibus fuit Arama.

1 Reg. 30-30 Et qui in Arama, et qui in lacu Asan

ARAN I.

(Anno mundi 1979, ante J. C. 2075.) Filius tertius Thare, frater Abrahæ et Nachor, et pater Loth, Melchæ et Jeschæ, quam putant quidam esse Sara uxorem Abrahæ. Jam vixerat Thare septuaginta annis cum genuit Abram, Nachor et Aran. Scripturæ sacræ referunt mortuum Aran ante patrem suum in terra nativitatis suæ in Ur Chaldæorum. In textu hebræo habetur in UR CHESDIM, *id est, in igne Chaldæorum. Tradunt autem Hebræi ex hac occasione istius modi historiam : Quod Abraham in ignem missus sit, quia ignem adorare noluerit, quem Chaldæi colebant, et Dei auxilio liberatus, de idololatriæ igne profugerit. Pro eo, quod in sequentibus scribitur, nempe egressum esse Thare cum sobole sua de regione Chaldæorum, habetur in Vulgata,* de Ur Chaldæorum, *sive de incendio Chaldæorum, et hoc esse quod nunc dicitur :* Mortuus est Aran ante conspectum Thare patris sui in terra nativitatis suæ, in igne Chaldæorum, *quod videlicet ignem nolens adorare, igne consumptus sit.*

Gen. 11-26 Vixitq. Thare septuaginta annis et genuit Abram et Nachor et Aran
-27 Thare genuit Abram, Nachor et Aran. Porro Aran genuit Lot.
-28 Mortuusq. est Aran ante Thare patrem
-29 Nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran
-31 Tulit itaque Thare Abram... et Loth filium Aran

ARAN II.

Filius Disan, fraterque Hus de filiis Esaü. In Gen. 36-28 nuncupatur Aram.

1 Par. 1-42 Filii Disan : Hus et Aran

ARAN III.

(Anno mundi 3021, ante J. C. 1033.) Filius Semei, filii Leedan, filii Gerson. David senex anno quo filium suum Salomonem super Israel regem constituit, Aram elegit inter psaltas canentes Domino in organis.

1 Par. 23- 9 Filii Semei : Salomith, et Hosiel, et Aran, tres

ARANEA.

Job. 8-14 Et sicut tela aranearum fiducia ejus
Psal. 38-12 Tabescere fecisti sicut araneam animam
89- 9 Anni nostri sicut araneam meditabuntur.
Isai. 59- 5 Et telas araneæ texuerunt :
Osee. 8- 6 In aranearum telas erit vitulus Samariæ

ARAPHA, vel RAPHA.

Sic enim nominatur in 1 lib. Paral. 20. Gigas erat Philisthæus, quem dicunt patrem omnium gigantum. Quatuor habuit filios prodigiosa magnitudine insignes : nempe primum Jesbibenob, cujus hastæ ferrum trecentos uncias appendebat, qui et nisus est percutere David; at Abisaï filius Sarviæ percussit et interfecit hunc Philisthæum; secundum, cui nomen Saph, vel Saphaï quem interfecit Sobochaï de Husati in bello Gob; tertium, nomine Goliath, cujus hastile hastæ erat quasi liciatorium texentium, etiam in altero bello contra Philisthæos in Gob percussit et interfecit Adeodatus filius Saltus Bethlehemites; quartum, cujus nomen tacet Scriptura, qui fuit vir excelsus et longissimus, senos habens in manibus et pedibus digitos, id est, viginti quatuor, et blasphemavit Israel, percussit et interfecit Jonathan filius Samaa fratris David. Ex eadem stirpe alii generati sunt gigantes, qui habitaverunt terram Basan, quæ ea de causa vocata est terra gigantum.

2 Reg. 21-16 Jesbibenob, qui fuit de genere Arapha
-18 Saph de stirpe Arapha de genere gigantum
-19 Et erat de origine Arapha
-22 Hi quatuor nati sunt de Arapha in Geth

ARARAT.

Montes sunt Armeniæ, in quibus arca Noe post diluvium sedisse perhibetur. Et dicuntur ibidem usque hodie ejus permanere vestigia.

Isai. 37-38 Fugeruntque in terram Ararat
Jerem. 51-27 Annuntiate contra illam regibus Ararat.

ARARI.

Urbs de tribu Juda, in qua natus est Semma, qui solus stetit in medio agri, percussitque Philisthæos.

2 Reg. 23-11 Post hunc, Semma filius Age de Arari.

ARARITES.

1 Par. 11-33 Filii Assem Gezonites, Jonathan filius Sage Ararite.
-34 Ahiam filius Sachar Ararites

ARATIUNCULA.

3 Reg. 18-32 Fecitq. aquæductum, quasi per duas aratiunculas in circuitu altaris

ARATOR.

1 Reg. 8-12 Constituet sibi... aratores agrorum
Amos. 9-13 Comprehendet arator messorem

ARATRUM.

3 Reg. 19-21 Et in aratro boum coxit carnes
Eccli. 38-26 Qui tenet aratrum, et qui gloriatur
Isai. 17- 9 Erunt civitates fortitudinis ejus derelictæ sicut aratra
Joel. 3-10 Concidite aratra vestra in gladios
Luc. 9-62 Nemo mittens manum suam ad aratrum,

ARBATÆ.

Urbs de tribu Issachar, quam delevit Simon Machabæus.

1 Mac. 5-23 Assumpsit eos qui erant in Galilæa et in Arbatis

ARBATHITES.

2 Reg. 23-31 Abialbon Arbathites,
1 Par. 11-32 Abiel Arbathites

ARBEE.

Civitas quæ est eadem ac Hebron. Ibi mortua et sepulta est Sara uxor Abrahæ in spe-

lunca duplici quam emit ab Ephron. Ibi quoque dicuntur sepulti et conditi quatuor, nempe Abraham, et Isaac, et Jacob, et ipse princeps humani generis Adam.

Gen. 23- 2 Mortua est in civitate Arbee, quæ est Hebron
35-27 Venit etiam ad Isaac... in Mambre civitatem Arbee

ARBELLIS.

Civitas Galilææ superioris, in tribu Nephthali.

1 *Mac.* 9- 2 Castra posuerunt... in Arbellis

ARBI.

Urbs in tribu Benjamin.

2 *Reg.* 23-35 Hesraï de Carmelo, Pharaï de Arbi.

ARBITER.

Gen. 39-11 Operis quippiam absque arbitris faceret
Exod. 21-22 Et arbitri judicaverint.
Judic. 11-27 Judicet Dominus arbiter hujus diei,

ARBITRIUM.

Levit. 13- 3 Et ad arbitrium ejus separabitur
-44 Et separatus est ad arbitrium sacerdotis
Num. 30-14 In arbitrio viri erit ut faciat, sive non
4 *Reg.* 12- 4 Arbitrio cordis sui inferunt in templum
Judith. 8-13 In arbitrium vest. diem constituistis ei

ARBITROR.

Esth. 16- 4 Dei q. cuncta cernentis arbitrantur se posse fugere sententiam
Job. 13-24 Cur... arbitraris me inimicum tuum?
24-17 Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram mortis
33-10 Ideo arbitratus est me inimicum sibi
Isai. 10- 7 Ipse autem non sic arbitrabitur,
1 *Mac.* 6- 9 Et arbitratus est se mori
2 *Mac.* 4-15 Græcas glorias optimas arbitrabantur
5- 6 Arbitrans hostium... se trophæa capturum
6-24 Arbitrantes Eleazarum... transisse
-29 Quos illi per arrog. prolatos arbitrabantur
7-24 Antiochus autem, contemni se arbitratus
9- 4 Arbitrabatur se injuriam... posse in Judæos retorquere
-10 Sidera cœli contingere se arbitrabatur
12-12 Arbitratus vere in multis eos utiles
Matth. 10-34 Nolite arbitrari quia pacem venerim
20-10 Arbitrati sunt quod plus essent accepturi
Luc. 7- 7 Me ipsum non sum dignum arbitratus
Joan. 16- 2 Venit hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo
21-25 Nec ipsum arbitror mundum capere posse
Act. 13-25 Quem me arbitramini esse
26-26 Latere enim eum nihil horum arbitror
1 *Tim.* 6- 1 Omni honore dignos arbitrentur,
Hebr. 11-19 Arbitrans quia et a mortuis suscitare potens est Deus
1 *Petr.* 5-12 Per sylv... ut arbitror, breviter scripsi
2 *Petr.* 1-13 Justum a. arbitror quandiu sum
3-15 Salutem arbitremini

ARBOR.

Gen. 18- 4 Et requiescite sub arbore
- 8 Ipse vero stabat juxta eos sub arbore
21-15 Abjecit puerum subter unam arborem
23-17 Omnes arbores ejus in cunctis terminis
Exod. 10-15 Et quidquid pomorum in arboribus fuit,
27-20 Ut afferant tibi oleum de arboribus oliv.
Levit. 23-40 Sumetisq... fructus arboris pulcherr...
26- 4 Et pomis arbores replebuntur
-20 Nec arbores poma præbebunt
27-30 Omnes decimæ... sive de pomis arborum
Num. 13-21 Humus... nemorosa an absque arboribus
Deut. 20-19 Non succides arbores de quibus vesci potest
22- 6 Si... in arbore.. nidum avis inveneris
24-20 Quidquid remanserit in arboribus
28-42 Omnes arbores tuas... rubigo consumet
Judic. 9-10 Dixeruntq. ligna ad arborem ficum
-48 Arrepta securi, præcidit arboris ramum
-49 Certatim ramos de arboribus præcidentes
3 *Reg.* 14-23 Subter omnem arborem frondosam
Judith. 2-17 Omnesq. arbores et vineas fecit incidi
6- 9 Ligaverunt Achior ad arborem manibus
Esth. 7- 7 Rex... intravit in hortum arboribus consitum
Job. 19-10 Quasi evulsæ arbori abstulit spem meam
30- 4 Mandebant herbas, et arborum cortices
Eccle. 2- 5 Consevi ea cunctis generis arboribus
Cant. 8- 5 Sub arbore malo suscitavi te
Sap. 10- 7 Incerto tempore fructus habentes arbores
17-17 Inter spissos arborum ramos avium sonus suavis
Eccli. 14-18 Sicut folium fructificans in arbore viridi
Dan. 4- 7 Videbam, et ecce arbor in medio terræ
- 8 Magna arbor, et fortis:
-11 Succidite arborem, et præcidite ramos
-17 Arborem quam vidisti sublimem atq. robustam
-20 Succidite arborem et dissipate illam,
-23 Germen radicum ejus, id est, arboris
13-54 Dic sub qua arbore videris eos colloq.
-58 Dic mihi sub qua arbore comprehenderis
Matth. 3-10 Securis ad radicem arborum posita est.
Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum
7-17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: Mala autem arbor malos fructus facit
-18 Non potest arbor bona malos fructus facere; neque arbor mala bonos fructus facere.
-19 Omnis arbor, quæ non facit fructum
12-33 Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum: aut facite arborem malam et fructum ejus malum: siquidem ex fructu arbor agnoscitur.
13-32 Fit arbor, ita ut volucres cœli veniant
21- 8 Alii a. cædebant ramos de arboribus
-19 Et videns fici arborem unam secus viam
24-32 Ab arbore a. fici discite parabolam
Marc. 8-24 Video homines velut arbores ambulantes
11- 8 Alii a. frondes cædebant de arboribus
Luc. 3- 9 Securis ad radicem arborum posita est.
Omnis ergo arbor non faciens fructum
6-43 Non est enim arbor bona, quæ facit fructus malos: neque arbor mala, faciens fructum bonum
-44 Unaq. e. arbor de fructu suo cognoscitur
13- 6 Arborem fici habebat quidam plantatam
-19 Crevit et factum est in arborem magnam
17- 6 Diceretis huic arbori moro: Eradicare
19- 4 Ascendit in arborem sycomorum
21-29 Videte ficulneam, et omnes arbores
Judæ. -12 Arbores autumnales, infructuosæ,
Apoc. 7- 1 Ne flarent... in ullam arborem
- 3 Nolite nocere terræ... neque arboribus
8- 7 Tertia pars arborum concremata est
9- 4 Ne læderent fœnum.. neque omnem arborem

ARBUSTA.

Psal. 79-11 Et arbusta ejus cedros Dei (*operuit*)
Ezech. 31- 5 Et multiplicata sunt arbusta ejus
- 7 Et in dilatatione arbustorum suorum
-12 Confringentur arbusta ejus in univ. rup.

ARCA *Noe.*

Gen. 6-14 Fac tibi arcam de lignis lævigatis
Mansiunculas in arca facies
-15 Trecent. cubit. erit longitudo arcæ
-16 Fenestram in arca facies
Ostium autem arcæ pones ex latere
-18 Ingredieris arcam tu, et filii tui et uxor
-19 Bina induces in arcam ut vivant tecum
7- 1 Ingredere tu, et omnis domus tua in arcam
7-13 Ingressus est, Noë et filii... in arcam
-15 Ingressæ sunt ad Noë in arcam
-17 Elevaverunt arcam in sublime a terra
-18 Porro arca ferebatur super aquas
-23 Qui cum eo erant in arca
8- 1 Quæ erant cum eo in arca
- 4 Requievitque arca mense septimo... super montes Armeniæ
- 6 Aperiens Noë fenestram arcæ quam fecerat
- 9 Reversa est ad eum in arcam
Et apprehensam intulit in arcam
-10 Rursum dimisit columbam ex arca
-13 Aperiens Noë tectum arcæ
-16 Egredere de arca, tu et uxor tua
-19 Omnia animantia egressa sunt de arca
9-10 Cunctis, quæ egressa sunt de arca
24-38 Usque ad eum diem quo intravit Noë in arcam
17-27 Usque in diem qua intravit Noë in arcam
Hebr. 11- 7 Metuens aptavit arcam in salutem domus suæ
1 *Petr.* 3-20 In diebus Noë cum fabricatur arca

ARCA *fœderis.*

Exod. 25-10 Arcam de lignis setim compingite
-12 Quos pones per quatuor arcæ angulos
-14 Per circulos qui sunt in arcæ lateribus
-16 Ponesque in arca testificationem quam dabo tibi
-20 In propitiatorium quo operienda est arca
-22 Qui erunt super arcam testimonii
26-38 Intra quod pones arcam testimonii
-34 Pones et propitiatorium super arcam testimonii
30- 6 Velum, quod ante arcam pendet
-26 Unges ex eo... et arcam testamenti,
Exod. 31- 7 Arcam testimonii
35-12 Arcam et vectes, propitiatorium
37- 1 Fecit autem Beseleel et arcam de lignis setim
- 5 Qui erant in lateribus arcæ ad portandum
39-34 Velum, arcam, vectes, propitiatorium.
40- 3 Et pones in eo arcam,
- 5 Altare aureum... coram arca testimonii
-18 Posuit et testimonium in arca
-19 Cumque intulisset arcam in tabernaculum
Levit. 16- 2 Coram propitiatorio quo tegitur arca
Num. 3-31 Et custodient arcam, mensamque
4- 5 Involventque eo arcam testimonii
7-89 Quod erat super arcam testimonii
10-33 Arcaque fœderis Domini præcedebat eos
-35 Cumque elevaretur arca, dicebat Moyses
14-44 Arca autem testamenti Domini
Deut. 10- 1 Faciesque arcam ligneam
- 2 Ponesque eas in arca
- 3 Feci igitur arcam de lignis setim.
- 5 Posui tabulas in arcam, quam feceram
- 8 Ut portaret arcam fœderis Domini
31- 9 Qui portabant arcam fœderis Domini
-25 Qui portabant arcam fœderis
-26 Ponite eum in latere arcæ fœderis Domini
Josue. 3- 3 Quando videritis arcam fœderis Domini
- 4 Sitque inter vos et arcam spatium
Cavete ne appropinquetis ad arcam
- 6 Tollite arcam fœderis et præcedite populum
- 8 Sacerdotibus qui portant arcam fœderis
-11 Ecce arca fœderis Domini omnis terræ antecedet vos per Jordanem
-13 Sacerdotes qui portant arcam Domini
-14 Qui portabant arcam fœderis pergebant ante eum
-17 Qui portabant arcam fœderis Dom. stabant
4- 5 Ait ad eos: Ite ante arcam Domini
- 7 Defecerunt aquæ Jord. ante arcam fœderis Domini
- 9 Qui portabant arcam fœderis
-10 Qui portabant arcam stabant in Jordanis medio
-11 Transivit et arca Domini, sacerdotesque pergebant
-16 Præcipe sacerd. qui portant arcam fœderis
-18 Cumq. ascendissent portantes arcam fœderis
6- 4 Et præcedant arcam fœderis
- 6 Dixit ad eos: Tollite arcam fœderis
Et incedant ante arcam Domini
- 7 Ite... præcedentes arcam Domini
- 8 Cum... clangerent ante arcam fœderis Domini
- 9 Reliquum vulgus arcam sequebatur
-11 Circuivit ergo arca Domini civitatem semel per diem
-12 Tulerunt sacerdotes arcam Domini
-13 Præcedebantque arcam Domini
Vulgus a. reliquum sequebatur arcam
7- 6 Pronus cecidit in terra coram arca Dom.
8-33 Ducesq. ac judices stabant ex utraque parte arcæ
Qui portabant arcam fœderis Domini
Judic. 20-27 Eo tempore ibi erat arca fœderis Dei
1 *Reg.* 3- 3 Dormiebat... ubi erat arca Dei
4- 3 Afferamus... arcam fœderis Domini
- 4 Tulerunt inde arcam fœderis Domini
Erantq. duo filii Heli cum arca fœderis Dei
- 5 Cumque venisset arca fœderis Domini
- 6 Cognoverunt quod arca Domini venisset in castra
-11 Et arca Dei capta est:
-13 Erat enim cor ejus pavens pro arca Dei.
-17 Et arca Dei capta est.
-19 Audito nuntio quod capta esset arca Dei
-21 Translata est gloria Israël quia capta est arca Dei
-22 Eo quod capta esset arca Dei.
5- 1 Philisthiim autem tulerunt arcam Dei
- 2 Tuleruntque Philisthiim arcam Dei
- 3 Dagon jacebat pronus ante arcam Domini
- 4 Invenerunt Dagon... coram arca Domini
- 7 Non maneat arca Dei Israël apud nos
- 8 Quid faciemus de arca Dei Israël
Circumducatur arca Dei Israël
Et circumduxerunt arcam Dei Israël
-10 Miseruntque ergo arcam Dei in Accaron
Cumque venisset arca Dei in Accaron
Adduxerunt ad nos arcam Dei Israël
-11 Dimitte arcam Dei Israël
6- 1 Fuit ergo arca Domini in regione Philisth.
- 2 Quid faciemus de arca Domini?
- 3 Si remittitis arcam Dei Israël,
- 8 Tolletisque arcam Domini et ponetis in plaustro
-11 Et posuerunt arcam Dei super plaustrum
-13 Viderunt arcam et gavisi sunt

1 *Reg.* 6-15 Levitæ autem deposuerunt arcam Dei
-18 Super quem posuerunt arcam Domini
-19 Eo quod vidissent arcam Domini
-21 Reduxerunt Philisthiim arcam Domini
7- 1 Et reduxerunt arcam Domini
Ut custodiret arcam Domini
- 2 Ex qua die mansit arca Domini in Cariath..
14-18 Ait Saul ad Achiam : Applica arcam Dei
Erat enim ibi arca Dei in die illa
2 *Reg.* 6- 2 Ut adducerent arcam Dei
- 3 Imposuerunt arcam Dei super plaustrum
- 4 Custodiens arcam Dei Ahio præcedebat arcam
- 6 Extendit Oza manum ad arcam Dei
- 7 Qui mortuus est ibi juxta arcam Domini
- 9 Quomodo ingredietur ad me arca Domini ?
-10 Et noluit divertere ad se arcam
-11 Habitavit arca Domini in domo Obededom
-12 Propter arcam Dei
Abiit ergo David et adduxit arcam Dei
-13 Qui portabant arcam Domini
-15 Ducebant arcam testimonii Domini
-16 Cumque intrasset arca Domini in civitatem David
-17 Et introduxerunt arcam Domini
7- 2 Et arca Dei posita sit in medio pellium
11-11 Arca Dei et Israël et Juda habitant in pap.
15-24 Portantes arcam fœderis Dei
Et deposuerunt arcam Dei
-25 Reporta arcam Dei in urbem
-29 Reportaverunt... arcam Dei in Jerusalem
3 *Reg.* 2-26 Quia portasti arcam Domini Dei coram David
3-15 Stetit coram arca fœderis Domini
6-19 Ut poneret ibi arcam fœderis Domini
8- 1 Ut deferret arcam fœderis Domini... de Sion
- 3 Tulerant arcam sacerdotes
- 4 Et portaverunt arcam Domini
- 5 Gradiebatur cum illo ante arcam
- 6 Intulerunt sacerdotes arcam fœderis Domini in locum suum
- 7 Cherubim expandebant alas super locum arcæ
Et protegebant arcam et vectes ejus desuper
- 9 In arca a. non erat aliud nisi duæ tabulæ
-21 Constitui ibi locum arcæ in qua fœdus
1 *Par.* 6-31 Ex quo collocata est arca
13- 3 Reducamus arcam Dei nostri ad nos
- 5 Ut adduceret arcam Dei de Cariathiarim.
- 6 Ut afferret inde arcam Domini Dei
- 7 Imposueruntque arcam Dei super plaustrum
- 9 Tetendit Oza manum s. ut sustentaret arcam
-10 Percussit eum eo quod tetigisset arcam
-12 Quomodo possum ad me introducere arcam Dei ?
-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom
15- 1 Ædificavit locum arcæ Dei
- 2 Illicitum est ut a quoc. portetur arca Dei nisi a Levitis
- 3 Ut afferretur arca Dei in locum suum
-12 Afferte arcam Domini Dei Israël
-14 Ut portarent arcam Domini Dei Israël
-15 Tulerunt filii Levi arcam Dei
-23 Et Barachias et Elcana janitores arcæ
-24 Sacerdotes clangebant tubis coram arca Dei
Obededom et Jehias, erant janitores arcæ.
-25 Ierunt ad deportandam arcam fœderis
-26 Qui portabant arcam fœderis Domini
-27 Universi Levitæ qui portabant arcam
-28 Universusque Israël deducebant arcam fœderis
-29 Cumq. pervenisset arca fœderis Domini
16- 1 Attulerunt igitur arcam Dei
- 4 Constituitq. coram arca Domini
- 6 Canere tuba jugiter coram arca fœderis Domini
-37 Reliquit itaq. ibi coram arca fœderis
Ut ministrarent in conspectu arcæ jugiter
17- 1 Arca autem fœderis Domini sub pellibus est.
22-19 Ut introducatur arca fœderis
28- 2 In qua requiesceret arca fœderis.
-18 Velantium arcam fœderis Domini
2*Par.* 1- 4 Arcam autem Dei adduxerat David
5- 2 Ut adducerent arcam fœderis Domini de civitate David
- 4 Portaverunt Levitæ arcam
- 6 Et omnes qui fuerunt congregati ante arcam
- 7 Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis Domini
- 8 Spes locum in quo posita erat arca
Ipsam arcam tegerent cum vectibus suis
- 9 Vectum autem quibus portabatur arca
2 *Par.* 5- 9 Fuit itaque arca ibi usque in præsentem diem
-10 Nihilque erat aliud in arca nisi duæ tabulæ
6-11 Posui in ea arcam, in qua est pactum
-41 Consurge... tu et arca fortitudinis tuæ
8-11 Quia ingressa est in eam arca Domini
35- 3 Ponite arcam in sanctuario templi
Psal. 131- 8 Surge... tu et arca sanctificationis tuæ
Jerem. 3-16 Non dicent ultra : Arca testamenti Domini
2*Mac.* 2- 4 Et arcam jussit Propheta... comitari
- 5 Tabernaculum et arcam... intulit illuc
Hebr. 9- 4 Habens... arcam testamenti circumtectam
Apoc. 11-19 Visa est arca testamenti ejus in templo

ARCA *communis.*

2*Par.* 24- 8 Præcepit ergo rex et fecerunt arcam
-10 Ingressi contulerunt in arcam Domini
-11 Deferrent arcam coram rege
Effundebantque pecuniam quæ erat in arca
Porro arcam reportabant ad locum suum
1*Esdr.* 6- 8 Scilicet ut de arca regis, id est, de tributis
7-21 Decrevi ... omnibus custodibus arcæ publicæ

ARCANUM.

Exod. 7-11 Fecerunt etiam arcana quædam similiter
1*Par.* 15-20 In nablis arcana cantabant
Psal. 45- 1 Filiis Core pro arcanis
Prov. 11-13 Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana
Eccli. 27-17 Qui denudat arcana amici, fidem perdit
Isaiæ. 45- 3 Dabo tibi thesauros absc. et arcana secretorum
Ezech. 7-22 Avertam faciem..violabunt arcanum meum
2*Cor.* 12- 4 Audivit arcana verba quæ non licet homini loqui

ARCARIUS.

Esth. 3- 9 Decem millia talentorum appendam arcariis gazæ tuæ
Rom. 16-23 Salutat vos Erastus arcarius civitatis

ARCEUTHINA.

2*Par.* 2- 8 Mitte mihi,et arceuthina et pinea de Libano

ARCHANGELUS.

Archangeli principes sunt Angelorum.

1*Thes.* 4-15 Et in voce Archangeli... descendet de cœlo
Judæ. - 9 Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans

ARCHELAUS.

Filius Herodis Magni, et Mathace Samaritanæ, uxoris quintæ. In viis crudelibus et immanibus patris sui Herodis ambulavit Archelaüs. Patre mortuo obtinuit sibi Judæam et civitatem Jerusalem ; fratres vero nominati sunt tetrarchæ, nempe Herodes Antipas Galilææ, et Philippus Iturææ et Thrachonitidis regionis; porro cum magnas multasque crudelitates in Judæos intulisset, cum destituisset summum pontificem Joazarum, Judæi et Samaritani denuntiaverunt illum Augusto. Romæ ab imperatore accersitus, ultra Judæam non vidit, sed in exilium missus apud Viennam Gallorum, ibi miserabiliter obiit anno mundi 4061, anno nativitatis Jesu Christi septimo. Post autem exilium ejus Judæi obtinuerunt quod petierant ab Augusto, nempe ut sibi darentur præfecti Romani, quorum primus fuit Gratus, secundus vero Pontius Pilatus, qui sententiam mortis intulit in Jesum Christum.

Matth. 2-22 Audiens a. quod Archelaüs regnaret in Judæa

ARCHI.

Urbs et vasta regio in tribu Manasse trans Jordanem.

Josue. 16- 2 Transivitque terminum Archi, Atharoth

ARCHIPPUS.

Sancti Pauli comes dilectus, cujus meminit Apostolus in Epistola ad Colossenses et in Epistola ad Philemonem, ibique eum vocat suum commilitonem. In Epistola vero ad Colossenses commendat illi ministerium quod accepit in Domino, ut illud impleat. Ex his quidem minime concludi potest an fuerit presbyter, an episcopus, an diaconus Ecclesiæ Colossensium ; at certum est ipsum laborasse ad propagationem fidei christianæ. Martyrologium romanum mortem suam addixit diei Martis vigesimo.

Colos 4-17 Dicite Archippo : Vide ministerium quod accepisti
Phil. - 2 Archippo commilitoni nostro et Ecclesiæ

ARCHISYNAGOGUS.

Magister, seu princeps Synagogæ. Ipse cœtibus præsidebat, definitiveque judicabat infractiones rituum vel cæremoniarum, furta et alia legis delicta : a Synagoga quoque indignos expellebat. Multi esse poterant simultanei archisynagogi in eadem Synagoga, sicut videre licet in sancti Marci Evangelio cap. 5. Scriptura sacra tres meminit archisynagogos : Primum, nomine Jaïram, qui Jesum adiit ut ab eo curationem filiæ suæ obtineret ; secundum, cujus sanctus Lucas nomen tacet, quique indignatus est quod Jesus Christus sabbato curasset mulierem quæ habebat spiritum infirmitatis ab annis decem et octo ; tertium, nomine Crispum, principem synagogæ Corinthiorum, qui ad fidem cum omni domo sua a sancto Paulo conversus est, cujusque meminit Martyrologium romanum die Octobris quarto.

Marc. 5-22 Venit quidam de archisynagogis nomine Jaïrus
-35 Veniunt ab archisynagogo
-36 Ait archisynagogo : Noli timere, tant. crede
-38 Et veniunt in domum archisynagogi
Luc. 13-14 Respondens. archisynagogus indignans
Act. 18- 8 Crispus a. archisynagogus credidit Domino

ARCHITECTUS.

Eccli. 38-28 Sic omnis faber et architectus
Isaï. 3- 3 Et sapientem de architectis (*auferet Deus*)
2*Mac.* 2-30 Architecto de universa structura curandum est
1*Cor.* 3-10 Ut sapiens architectus fundamentum posui

ARCHITRICLINUS.

Tempore Jesu Christi apud Judæos is vocabatur architriclinus, id est, magister convivii, qui omnia in convivio moderabat, convivas collocabat, panem, vinum et carnes, domesticos et ministrantes, ludentesque et cantantes inspiciebat, initium et finem convivii dirigebat, denique curabat ne per comessationes et ebrietates jurgia inter convivatores orirentur.

Joan. 2- 8 Haurite nunc et ferte architriclino
- 9 Ut a. gustavit architriclinus aquam vinum factam
Vocat sponsum architriclinus

ARCTO.

Judic. 1-34 Arctavitque Amorrhæus filios Dan in monte
Job. 18- 7 Arctabuntur gressus virtutis ejus
20-22 Cum satiatus fuerit, arctabitur, æstuabit.
Prov. 4-12 Non arctabuntur gressus tui

ARCTURUS.

Job. 9- 9 Qui facit Arcturum, et Oriona, et Hyadas
37- 9 Egredietur... ab Arcturo frigus
38-31 Numquid... gyrum Arcturi poteris dissipare ?
Amos. 5- 8 Facientem Arcturum et Orionem

ARCTUS.

1 *Reg.* 13- 6 Cum vidissent viri Israël se in arcto positos
Isai. 30-20 Dabit vobis Dominus panem arctum,
Matth. 7-14 Quam angusta porta et arcta via est

ARCUS.

Arcus hic est Iris; Deus vocat suum, quia Iris pulcherrima, et Dei rerum opificis magnificentiam repræsentat; ideo dicit Spiritus sanctus : Vide arcum et benedic eum, qui fecit illum : valde speciosus est in splendore suo. Giravit cœlum in circuitu gloriæ suæ; manus Excelsi aperuerunt illum. *Fuit iris ante diluvium signum naturale nubium roscidarum, et consequenter pluviæ ; post diluvium vero et pactum Dei cum Noe, instituta est in signum supernaturale hujus fœderis de non futuro deinceps diluvio.*

Gen. 9-13 Arcum meum ponam in nubibus
-14 Apparebit arcus meus in nubibus
-16 Eritq. arcus in nubibus et videbo illum
Eccli. 43-12 Vide arcum, et benedic eum qui fecit
50- 8 Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ
Ezech. 1-28 Velut aspectum arcus cum fuerit in nube

ARCUS *belli.*

Gen. 21-16 Seditq... quantum potest arcus jacere.
27- 3 Sume arma tua, pharetram et arcum
48-22 Quam tuli... in gladio et arcu meo
49-24 Sedit in forti arcus ejus
Josue. 24-12 Ejeci eos... non in gladio nec in arcu tuo
1 *Reg.* 2- 4 Arcus fortium superatus est,
18- 4 Usque ad gladium et arcum suum
2 *Reg.* 22-35 Componens quasi arcum æreum brachia

3 Reg. 22-34 Vir autem quidam tetendit arcum
4 Reg. 6-22 Neque e. cepisti eos gladio et arcu tuo
9-24 Porro Jehu tetendit arcum manu
13-15 Affer arcum, et sagittas
Cumq. attulisset ad eum arcum et sagittas
-16 Pone manum tuam super arcum.
1 Par. 5-18 Tendentes arcum, eruditiq. ad prælia
8-40 Magno robore tendentes arcum
12- 2 Tendentes arcum, et utraq. manu fundis
2 Par. 17-17 Et cum eo tenentium arcum et clypeum
26-14 Præparavit... arcusque et fundas
2Esdr. 4-13 Statui in loco... et lanceis, et arcubus
-16 Lanceæ, et scuta, et arcus, et loricæ
Judith. 5-16 Ubicumque ingressi sunt sine arcu
Job. 20-24 Fugiet arma ferrea et irruet in arcum æreum
29-20 Arcus meus in manu mea instaurabitur.
Psal. 7-13 Arcum suum tetendit, et paravit illum
L.10- 2 Ecce peccatores intenderunt arcum
17-35 Et posuisti ut arcum æreum, brachia mea
36-14 Peccatores, intenderunt arcum suum
-15 Et arcus eorum confringatur.
43- 7 Non enim in arcu meo sperabo
45-10 Arcum conteret, et confringet arma
57- 8 Intendit arcum suum donec infirmentur
59- 6 Ut fugiant a facie arcus
63- 4 Intenderunt arcum rem amaram
75- 4 Ibi confregit potentias arcuum,
77- 9 Filii Ephræm intendentes et mittentes arcum,
-57 Conversi sunt in arcum pravum.
Sap. 5-22 Tanquam a bene curvato arcu nubium exterminabuntur
Isai. 5-28 Et omnes arcus ejus extenti
7-24 Cum sagittis et arcu ingredientur illuc
21-15 Fugerunt... a facie arcus extenti,
41- 2 Dabit... sicut stipulam vento raptam arcui ejus
Jerem. 9- 3 Extenderunt linguam s. quasi arcum
49-35 Ecce ego confringam arcum Ælam
50-14 Omnes qui tenditis arcum, debellate
-29 Annuntiate... omnibus qui tendunt arcum
-42 Arcum et scutum apprehendent
51- 3 Non tendat qui tendit arcum suum
-56 Et emarcuit arcus eorum,
Thren. 2- 4 Tetendit arcum suum quasi inimicus
3-12 Tetendit arcum suum, et posuit me
Ezech.39- 3 Et percutiam arcum tuum in manu
- 9 Comburent arma... et hastas, arcum
Osee. 1- 5 Et in illa die conteram arcum Israël
- 7 Non salvabo eos in arcu, et gladio,
2-18 Arcum, et gladium... conteram de terra
7-16 Facti sunt quasi arcus dolosus
Amos. 2-15 Et tenens arcum non stabit,
Habac. 3- 9 Suscitans suscitabis arcum tuum,
Zach. 9-10 Et dissipabitur arcus belli
-13 Extendi mihi Judam quasi arcum,
10- 4 Ex ipso arcus prælii... egredietur
Apoc. 6- 2 Qui sedebat super illum habebat arcum

ARDENTISSIMUS.

3 Reg. 11- 2 His itaque copulatus est Salomon ardentissimo amore

ARDEO.

Exod. 3- 2 Videbat quod rubus arderet et non combureretur
24-17 Quasi ignis ardens super verticem montis
27-20 Ut ardeat lucerna semper
Levit. 6-12 Ignis autem in altari semper ardebit
20-14 Scelus operatus est: vivus ardebit cum eis,
Deut. 4-11 Montis, qui ardebat usque ad cœlum
5-23 Montem ardere vidistis,
9-15 Cumq. de monte ardente descenderem
32-22 Ignis... ardebit usque ad inferni novissima
2Esdr.10-34 Ut arderent super altare Domini Dei
Judith.12-16 Erat enim ardens in concupiscentia ejus
Esth. 15-10 Cumque... ardentibus oculis furorem pectoris indicasset
Job. 41-12 Halitus ejus prunas ardere facit
Psal. 7-14 Sagittas suas ardentibus effecit
Prov. 6-27 Ut vestimenta illius non ardeant?
Eccle. 7- 7 Sicut sonitus spinarum ardentium sub olla.
Sap. 16-22 Exterminabat ignis ardens in grandine
18- 3 Propter quod ignis ardentem columnam ducem habuerunt
Eccli. 3-33 Ignem ardentem extinguit aqua
23-22 Anima calida quasi ignis ardens,
40-32 In ventre ejus (*imprudentis*) ignis ardebit
48- 1 Verbum ipsius quasi facula ardebat
50- 9 Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne
Isai. 10-16 Ardebit quasi combustio ignis
30-27 Ardens furor ejus et gravis ad portandum
34- 9 Erit terra ejus in picem ardentem
43- 2 Et flamma non ardebit in te
64- 2 Sicut exustio ignis tabescerent, aquæ arderent igni
65- 5 Ignis ardens toto die
Jerem. 15-14 Ignis succensus est... super vos ardebit
17- 4 Ignem succendisti in furore meo, usque in æternum ardebit
Ezech. 1-13 Aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium
Dan. 3- 6 Mittetur in fornacem ignis ardentis
-11 Mittatur in fornacem ignis ardentis
-15 Mittemini in fornacem ignis ardentis
-17 Potest eripere nos de camino ignis ardentis
-88 Liberavit nos de medio ardentis flammæ
10- 6 Oculi ejus ut lampas ardens
1Mac. 12-29 Videbant autem luminaria ardentia
Luc. 12-35 Sint... lucernæ ardentes in manibus vestris
24-32 Nonne cor nostrum ardens erat in nobis
Joan. 5-35 Ille erat lucerna ardens et lucens
15- 6 Colligent eum et in ignem mittent, et ardet
1 Cor. 3-15 Si cujus opus arserit, detriment. patietur
13- 3 Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam,
2 Petr. 3-12 Per quem cœli ardentes solventur
Apoc. 1-15 Sicut in camino ardenti, et vox illius
4- 5 Septem lampades ardentes ante thronum
8- 8 Tanquam mons magnus igne ardens missus est in mare
-10 Stella magna, ardens tanquam facula
19-20 Vivi missi... in stagnum ignis ardentis
21- 8 Pars illorum erit in stagno ardentis igne

ARDESCO.

Prov. 16-27 Et in labiis ejus ignis ardescit

ARDON.

Filius Caleb et Azuba, de familia Hesron.

1 Par. 2-18 Fueruntq. filii ejus Jaser et Sabab, et Ardon

ARDOR.

Levit. 26-16 Visitabo vos... ardore qui consumat oculos vestros
Deut. 28-22 Percutiat te Dom... ardore et æstu
29-23 Sulphure et salis ardore comburens
Job. 15- 2 Implebit ardore stomachum suum?
Eccli. 18-16 Nonne ardorem refrigerabit ros?
34-19 Firmamentum virtutis, regimen ardoris
43- 3 In conspectu ardoris ejus quis poterit sustinere? Fornacem custodiens in operibus ardoris:
-24 Ros obvians ab ardore veniente humilem efficit
Isai. 4- 4 In spiritu judicii, et spiritu ardoris.
33-11 Concipietis ardorem, parietis stipulam
-14 Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis
Jacob. 1-11 Exortus est enim sol cum ardore,
2 Petr. 3-12 Et elementa ignis ardore tabescent?

ARDUA.

Job. 39-27 Aquila et in arduis ponet nidum suum
Jerem. 4-29 Ingressi sunt ardua, et ascenderunt rupes

AREA.

Princeps familiæ, cujus filii erant 775, quando Judæi ascenderunt de captivitate quam transtulerat Nabuchodonosor, rex Babylonis, in Babylonem, et reversi sunt in Jerusalem et Judæam cum Zorobabel. In secundo autem libro Esdræ, cap. 7, numerus filiorum Areæ reperitur tantum 652. Hujus autem differentiæ probabiliter causa est, quia primus census factus est ante ductionem in captivitatem, secundus autem cum reversi essent Judæi in Judæam, et infirmi vel ægrotantes in via, vel etiam post reditum periere, sed ante dinumerationem.

1Esdr. 2- 5 Filii Area, septingenti septuaginta quinque
2Esdr. 6-18 Quia gener erat Sechemiæ filii Area
7-10 Filii Area, sexcenti quinquaginta quinque

AREA.

Gen. 50-10 Veneruntque ad Aream Arad, quæ sita est trans Jordanem.
Num. 15-20 Sicut de areis primitias separatis
18-27 Reputetur vobis... tam de areis quam de torcularibus
-30 Reputabitur vobis quasi de area
Deut. 15-14 Dabis viaticum de gregibus et de area
16-13 Quando collegeris de area et torculari fruges tuas
25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area fruges tuas.
Judic. 6-37 Ponam hoc vellus lanæ in area
Ruth. 3- 2 Hac nocte aream hordei ventilat
- 3 Lavare igitur,.. et descende in aream
- 6 Descenditque in aream,
1 Reg. 23- 1 Ecce Philisthiim... diripiunt areas
2 Reg. 6- 6 Postquam a. venerunt ad Aream Nachon
24-16 Erat a. Angelus Dom. juxta aream Areuna
-16 Constitue altare Domino in area Areuna
-21 Cui David ait: Ut emam a te aream,
-24 Emit ergo David aream, et boves
3 Reg. 22-10 In area juxta ostium portæ Samariæ
4 Reg. 6-27 Unde te possum salvare? de area...?
13- 7 Redegerat quasi pulverem in tritura areæ?
1 Par. 13- 9 Cum a. pervenisset ad Aream Chidon
21-15 Angelus Dom. stabat juxta aream Ornan
-18 Extrueretque altare D. D. in area Ornan
-20 Nam eo tempore terebat in area triticum
-21 Processit ei obviam de area
-22 Da mihi locum areæ tuæ, ut ædificem
-28 Exaudisset eum Dominus in area Ornan
2 Par. 3- 1 Quem paraverat David in area Ornan
18- 9 Sedebant autem in area juxta portam
Job. 39-12 Numquid... aream tuam congreget
Isai. 21-10 Tritura mea, et filii areæ meæ
30-24 Comedent sicut in area ventilatum est
Jerem. 51-33 Filia Babylonis quasi area
Ezech.17-10 Nonne... in areis germinis sui arescet
Dan. 2-35 Redacta quasi in favillam æstivæ areæ
Osee. 9- 1 Dilexisti mercedem super omnes areas tritici
- 2 Area et torcular non pascet eos
13- 3 Sicut pulvis turbine raptus ex area
Joel. 1-20 Quasi area sitiens imbrem, suspexerunt
2-24 Et implebuntur areæ frumento
Mich. 4-12 Congregavit eos quasi fœnum areæ.
1 Mac.11-35 Areas salinarum et coronas quæ nobis deferebantur
Matth. 3-12 Permundabit aream suam: et congregabit
Luc. 3-17 Purgabit aream suam et congregabit triticum

AREBBA. *Urbs de tribu Juda.*

Josue. 15-60 Et Arebba: civitates duæ et villæ earum

ARECON. *Urbs de tribu Dan.*

Josue. 19-46 Arecon, cum termino qui respicit Joppen

ARED. *Filius Gera, filii Benjamin.*

Gen. 46-21 Filii Benjamin: Bela... et Ared

AREE. *Filius Olla.*

1 Par. 7-39 Filii autem Olla Areæ, et Haniel et Resia

AREFACIO

Gen. 8-14 Mense secundo... arefacta est terra
4 Reg. 19-26 Arefacta est anteq. veniret ad maturitatem
Job. 15-30 Ramos ejus arefaciet flamma
Eccli. 10-18 Radices gentium superbarum arefecit Deus
-20 Arefecit ex ipsis, et disperdidit
14- 9 Donec consumat arefaciens animam
Isai. 42-15 Et stagna arefaciam
44-27 Desolare, et flumina tua arefaciam
Jerem.23-10 Arefacta sunt arva deserti
Ezech.19-12 Arefactæ sunt virgæ roboris ejus
Matth.21-19 Et arefacta est continuo ficulnea
Jacob. 1-11 Exortus est e. sol... et arefecit fœnum

ARELI.

Septimus ultimusque filius Gad filii Jacob.

Gen. 46-16 Filii Gad: Sephion... Arodi et Areli

AREM.

Princeps familiæ, cujus patrem non indicat Scriptura sacra, sed ejus posteri a captivitate Babylonis reduces fuerunt mille decem et septem.

2Esdr. 7-42 Filii Arem, mille decem et septem. Levitæ:

ARENA.

Gen. 22-17 Multiplicabo... velut arenam quæ est in littore maris
32-12 Dilatares semen meum sicut arenam maris
41-49 Tantaq... ut arenæ maris coæquaretur
Deut. 33-19 Sugent, et thesauros absconditos arenarum
Josue. 11- 4 Populus multus nimis sicut arena
Judic. 7-12 Sicut arena quæ jacet in littore maris
1 Reg. 13- 5 Sicut arena quæ est in littore maris plurima
2 Reg. 17-11 Universus Israël... quasi arenæ maris innumerabilis
3 Reg. 4-20 Juda et Israël innumerabiles, sicut arena maris
-29 Quasi arenam quæ est in littore maris
Job. 6- 3 Quasi arena maris hæc gravior appareret
Psal. 77-27 Et sicut arenam maris volatilia pennata
138-18 Et super arenam multiplicabuntur
Prov. 27- 3 Grave est saxum, et onerosa arena
Sap. 7- 9 Arena est exigua, et tanquam lutum
Eccli. 1- 2 Arenam maris... quis dinumeravit
18- 8 Sicut calculus arenæ, sic exigui anni
22-18 Arenam, et salem, et massam ferri facilius est ferre

Isai. 10-22 Si e. fuerit... Israël quasi arena maris
48-19 Et fuisset quasi arena semen tuum
Jerem. 5-22 Qui posui arenam terminum mari
9-11 Dabo Jerusalem in acervos arenæ
15- 8 Multiplicatæ sunt mihi viduæ ejus super arenam maris
33-22 Non possunt... et metiri arena maris
Dan. 3-36 Sicut arenam quæ est in littore maris
Osee. 1-10 Erit num... Israël quasi arena maris
Habac. 1- 9 Congregabit quasi arenam, captivitatem
1 Mac. 11- 1 Sicut arenam quæ est circa oram maris
Matth. 7-26 Qui ædificavit domum suam super arenam
Rom. 9-27 Tanquam arena maris, reliquiæ salvæ erunt
Hebr. 11-12 Sicut arena quæ est ad oram maris
Apoc. 12-18 Et stetit supra arenam maris
20- 7 Quorum numerus est sicut arena maris

ARENOSUS.

Eccli. 25-27 Sicut ascensus arenosus in pedibus veterani

AREO.

Josue. 3-17 Omnisq. populus per arentem alveum trans.
4-22 Per arentem alveum transibat
15-19 Terram australem et arentem dedisti mihi
Judic. 1-15 Terram arentem dedisti mihi
Job. 7- 5 Cutis mea aruit, et contracta est.
30-30 Ossa mea aruerunt præ caumate
Psal. 21-16 Aruit tanquam testa virtus mea
110- 4 Ossa mea sicut cremium aruerunt
- 5 Percussus sum... et aruit cor meum,
-12 Et ego sicut fœnum arui
Isai. 15- 6 Quia aruit herba, defecit germen
40-24 Repente flavit in eos, et aruerunt,
41-17 Lingua eorum siti aruit
Jerem. 50-12 Erit in gentibus deserta, invia, et arens
Thren. 4- 8 Aruit, et facta est quasi lignum
Ezech. 37-11 Ipsi dicunt : Aruerunt ossa nostra
Osee. 9-14 Da eis vulvam sine liberis, et ubera arentia
Joel. 1-12 Omnia ligna agri aruerunt
Amos. 4- 7 Pars, super quam non plui, aruit.
Matth. 13- 6 Quia non habebant radicem, aruerunt
21-20 Quomodo continuo aruit?
Marc. 11-21 Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit
Luc. 8- 6 Et natum aruit, quia non habebat humorem
Apoc. 14-15 Quoniam aruit messis terræ

AREOLA.

Cant. 5-13 Genæ illius sicut areolæ aromatum
6- 1 Dilectus meus descendit... ad areolam aromatum,
Ezech. 17- 7 Ut irrigaret eam de areolis germinis

AREOPAGITA.

Act. 17-34 In quibus et Dionysius Areopagita

AREOPAGUS.

Athenarum pagus deo Marti consecratus. In quo villico Cecrops senatum duodecim judicum instituerat, qui dicti sunt Areopagitæ : nec erat in toto terrarum orbe ullum tribunal in quo judicio exactiori redderetur justitia. Sanctus Paulus, cum Græciam peteret, coram hoc tribunali sistit.

Act. 17-19 Apprehensum eum ad Areopagum duxerunt
-22 Stans autem Paulus in medio Areopagi

ARESCO.

Judith 16-13 Apparuerunt humiles mei, arescentes in siti
Job. 8-12 Ante omnes herbas arescit
14-11 Fluvius vacuefactus arescat
15-32 Peribit et manus ejus arescent
Psal. 36- 2 Quon. tanquam fœnum velociter arescent
89- 6 Vespere decidat, induret, et arescat
Isai. 19- 5 Arescet aqua de mari
- 7 Siccabitur, arescet, et non erit
51-12 Quasi fœnum ita arescet
Jerem. 50-38 Siccitas super aquas ejus erit, et arescent
Ezech. 17- 9 Siccabit omnes palmites ger. ejus, et arescet
-10 In areis germinis sui arescet
Marc. 9-17 Spumat, stridet dentibus, et arescit
Luc. 21-26 Arescentibus hominibus præ timore
Joan. 15- 6 Mittetur foras sicut palmes et arescet,

ARETAS I.

Rex Arabiæ qui Jasonem incarceravit.

2 Mac. 5- 8 Conclusus ab Areta Arabum tyranno

ARETAS II.

Rex Arabiæ, quo regnante, S. Paulus per sportam nocte descensus est, ne includeretur in urbe Damascenorum.

2 Cor. 11-32 Damasci præpositus Gentis Aretæ regis

AREUNA.

Jebusæus qui arenam suam regi David vendidit, super montem Moria sitam, quo in loco olim Deus Abrahæ jusserat ut immolaret filium suum Isaac. Areuna vocatur etiam Ornan.

2 Reg. 24-16 Juxta aream Areuna Jebusæi
-18 Constitue altare Dom. in area Areuna Jebusæi
-20 Conspiciensq. Areuna, animadvertit regem
-22 Et ait Areuna ad David : Accipiat
-23 Omnia dedit Areuna rex regi
Dixitque Areuna ad regem

ARGENTUM.

Gen. 13- 2 Dives valde in possess. auri et argenti
23-15 Terra, quam postulas, quadringentis siclis argenti valet
-16 Quadringentos siclos argenti
24-35 Dedit ei oves et boves, argentum et aurum
43-22 Sed et aliud attulimus argentum
44- 8 De domo Domini tui aurum vel argentum
Exod. 21-32 Triginta siclos argenti domino dabit
25- 3 Aurum, et argentum, et æs
31- 4 Ex auro, et argento, et ære
35- 5 Offerat, etc. aurum et argentum et æs
-24 Argenti ærisque metalla obtuler. Domino
-32 Faciendum opus in auro et argento
38-17 Sed et ipsas columnas atrii vestivit argento
-26 Fuerunt præterea centum talenta argenti
-28 Quas et ipsas vestivit argento
Levit. 27- 3 Dabit quinquaginta siclos argenti
-16 Quinquaginta siclis venumdetur argenti
Num. 7-85 Centum siclos triginta argenti haberet vasorum omnium ex argento sicli duo millia
18-16 Redemptio erit... siclis argenti quinque
22-18 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
24-13 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
31-22 Aurum, et argentum, et æs, et ferrum
Deut. 7-25 Non concupisces argentum et aurum
8-13 Habuerisque... argenti et auri cunctarumque rerum copiam
17-17 Neque argenti et auri immensa pondera
22-19 Condemnantes insup. centum siclis argenti
-29 Dabit... patri puellæ quinquaginta siclos argenti
29-17 Argentum et aurum quæ colebant
Josue. 6-19 Quidquid a. auri aut argenti fuerit
-24 Absque auro et argento, et vasis æneis
7-21 Vidi... et ducentos siclos argenti
Argentumque fossa humo operui
-22 Repererunt cuncta.. et argentum simul
-24 Tollens... argentumque et pallium
22- 8 Revertimini ad sedes vestras cum argento
Judic. 9- 4 Dederuntq. illi septuaginta pondo argenti
17- 3 Consecravi et vovi hoc argentum Domino
1 Reg. 9- 8 Inventa est in manu mea quarta pars stateris argenti
2 Reg. 8-11 Argento et auro, quæ sanctificaverat
18-11 Ego dedissem tibi decem argenti siclos
21- 4 Non est nobis super argento et auro quæstio
24-24 Emit ergo David aream... argenti siclis quinquaginta
3 Reg. 7-51 Argentum et aurum, et vasa reposuit
10-21 Non erat argentum, nec alicujus pretii
-22 Deferens inde aurum et argentum
-27 Tanta esset abundantia argenti in Jerusalem
-29 Egrediebatur a. quadriga ex Ægypto sexcentis siclis argenti
15-15 Voverat... argentum et aurum, et vasa
-18 Tollens itaque Asa omne argentum et aurum
-19 Misit tibi munera, argentum et aurum
16-24 Emitq. montem... duobus talentis argenti
20- 3 Argentum tuum, et aurum tuum meum est
- 7 Et pro argento et auro : Et non abnui
-13 Talentum argenti appendes
21- 2 Argenti pretium, quanto digna est
4 Reg. 5- 5 Et tulisset secum decem talenta argenti
-22 Da eis talentum argenti et vestes
-23 Ligavitq. duo talenta argenti in duobus saccis
-26 Accepisti argentum, et accepisti vestes
7- 8 Tuleruntque inde argentum et aurum
12-18 Universum argentum, quod inveniri potuit
14-14 Tulitq. omne aurum et argentum
15-19 Dabat Manahem Phul mille talenta argenti
-20 Indixitq. Manahem argentum super Israël
Ut daret regi Assyriorum quinquaginta siclos argenti
16- 8 Cum collegisset argentum et aurum
18-14 Indixit... trecenta talenta argenti
-15 Deditque Ezechias omne argentum
20-13 Ostendit eis... et aurum et argentum
4 Reg. 22- 7 Non supputetur eis argentum quod accipiunt
23-33 Imposuit mulct... centum talentis argenti
-35 Aurum autem et argentum dedit Joakim
Tam argentum quam aurum de populo terræ
1 Par. 18-11 Cum argento et auro quod tulerat
19- 5 Miserunt mille talenta argenti
21-22 Ita ut quantum valet argenti accipias
-24 Argentum dabo quantum valet
22-14 Argenti mille millia talentorum
-16 In auro et argento et ære et ferro
28-14 Argenti quoque pondus pro vasorum.. div.
-15 Pondus argenti tradidit
-16 Similiter et argentum in alias mensas
-17 Diversum argenti pondus separavit
29- 2 Et argentum in argentea
- 3 De peculio meo aurum et argentum
- 4 Septem millia talentorum argenti probatissimi
- 5 Ubicumque opus est argentum de argento
- 7 Argenti talenta decem millia
2 Par. 1-15 Præbuitque... rex argentum et aurum
2- 7 Qui noverit operari in auro, et argento et ære
-14 Qui novit operari in auro, et argento, ære
5- 1 Argentum, et aurum, et universa vasa posuit
9-14 Qui comportabant aurum et argentum Salomoni
-20 Argentum enim in diebus illis pro nihilo reputabatur
-21 Deferebant inde aurum et argentum et ebur
-27 Tantamq. copiam præbuit argenti
15-18 Intulit in domum Dom. argentum
16- 2 Protulit ergo Asa argentum et aurum
- 3 Misi tibi argentum et aurum
17-11 Et vectigal argenti Arabes quoque adducebant
21- 3 Deditq. eis pater suus multa munera argenti
25- 6 Conduxit... centum talentis argenti
-24 Omne quoque aurum et argentum
27- 5 Dederuntq... centum talenta argenti
32-27 Thesauros congregavit... argenti et auri
34-17 Argentum, etc. conflaverunt
36- 3 Condemnavit terram centum talentis argenti,
1 Esdr. 1- 4 Adjuvent eum viri de loco suo argento
2-69 Argenti mnas quinque millia
7-15 Ut feras argentum et aurum quod rex
-16 Omne argentum et aurum quodcumque inveneris
-18 De reliquo argento et auro ut faciatis
-22 Usque ad argenti talenta centum
8-25 Appendique eis argentum et aurum
-26 Appendi in manibus argenti talenta sexcenta
-28 Et argentum et aurum quod sponte oblatum est
-30 Susceperunt... et Levitæ pondus argenti
-33 Appensum est argentum et aurum
2 Esdr. 7-71 Argenti mnas duo millia ducentas
Tobiæ. 1-16 Habuisset decem talenta argenti
-17 Dedit illi memoratum pondus argenti
4-21 Dedisse me decem talenta argenti
-22 Recipias ab eo supra memoratum pondus argenti
Judith. 2-10 Aurum vero, et argentum de domo regis
15-14 Dederunt Judith in auro et argento, et vestibus
Esth. 3-11 Argentum, quod tu polliceris, tuum sit
4- 7 Pro Judæorum nece inferret argentum
Job. 3-15 Replent domos suas argento
22-25 Et argentum coacervabitur ibi
27-16 Si comportaverit quasi terram argentum
-17 Argentum innocens dividet
28- 1 Habet argentum venarum suarum principia
-15 Nec appendetur argentum in commutatione
Psal. 11- 7 Argentum et igne examinatum, probatum terræ
65-10 Sicut examinatur argentum
67-31 Ut excludant eos qui probati sunt argento
104-37 Eduxit eos cum argento et auro
H. 113- 4 Simulacra gentium argentum et aurum
118-72 Super millia auri et argenti
134-15 Simulacra gentium argentum et aurum
Prov. 3-14 Melior est acquisitio ejus negotiatione argenti,
8-19 Genimina mea argento electo
10-20 Argentum electum, lingua justi
16-16 Acquire prudentiam, quia pretiosior est argento
17- 3 Sicut igne probatur argentum et aurum camino

Prov. 22- 1 Super argentum et aurum, gratia bona
25- 4 Aufer rubiginem de argento
26-23 Quomodo si argento sordido ornare velis vas
27-21 Quomodo probatur in conflatorio argentum
Eccle. 2- 8 Coacervavi mihi argentum et aurum
Cant. 1-10 Faciemus tibi vermiculatas argento
Sap. 7- 9 Tanquam lutum æstimabitur argentum
13-10 Aurum et argentum, artis inventionem
Eccli. 2- 5 In igne probatur aurum et argentum
6-15 Non est digna ponderatio auri et argenti
8- 3 Multos enim perdidit aurum et argentum
8-29 Aurum tuum et argentum tuum confla
0-15 Melior est omni auro et argento
40-25 Aurum et argentum est constitutio pedum
47-20 Ut plumb. complesti argentum
51-33 Comparate vobis sine argento
-36 Assumite disciplinam in multo numero argenti
Isai. 1-22 Argentum tuum versum est in scoriam
2- 7 Repleta est terra argento et auro
-20 In die illa projiciet homo idola argenti sui
13-17 Qui argentum non quærant, nec aurum velint
30-22 Contaminabis laminas sculptilium argenti tui
31- 7 In die e. illa abjiciet vir idola argenti sui
39- 2 Ostendit eis cellam aromatum, et argenti,
43-24 Non emisti mihi argento calamum
46- 6 Qui... argentum statera ponderatis
48-10 Ecce excoxi te, sed non quasi argentum
52- 3 Sine argento redimemini
55- 1 Qui non habetis argentum, properate, Venite absque argento
- 2 Quare appenditis argentum non in panibus
60- 9 Argentum eorum, et aurum eorum cum eis
-17 Pro ferro afferam argentum
Jerem. 6-30 Argentum reprobum vocate eos
10- 4 Argento et auro decoravit illud
- 9 Argentum involutum de Tharsis affertur
32- 9 Appendi ei argentum septem stateres
-10 Appendi ei argentum in statera
-25 Eme agrum argento, et adhibe testes
Baruc. 3-18 Qui argentum thesaurizant et aurum
Qui argentum fabricant, et solliciti sunt
6- 9 Unde subtrahunt sacerd. ab eis aurum, et argentum
-57 Aurum, et argentum... auferent illis
Ezech. 7-19 Argentum eorum foras projicietur
Argentum eorum, et aurum e. non valebit liberare
16-13 Ornata es auro, et argento
-17 De auro meo atque argento meo quæ dedi tibi
22-18 Scoria argenti facti sunt
-20 Congregatione argenti, et æris, et stanni
-22 Ut conflatur argentum in medio fornacis
27-12 Argento, ferro, stanno, plumboq. repleverunt
28- 4 Acquisisti aurum et argentum in thesauris
38-13 Ut tollas argentum, et aurum
Dan. 2-32 Pectus autem et brachia de argento
-35 Contrita sunt pariter fer. testa, æs, argentum et aurum
-45 Comminuit... argentum, et aurum
11- 8 Vasa quoque pretiosa argenti, et auri
-38 Colet auro, et argento, et lapide
-43 Dominabitur thesaurorum auri, et argenti
Osee. 2- 8 Argentum multiplicavi ei et aurum
8- 4 Argentum suum et aurum suum fecerunt sibi idola.
9- 6 Desiderabile argentum eorum urtica hæreditabit
13- 2 Feceruntque sibi conflatile de argento suo
Joel. 3- 5 Argentum enim meum et aurum tulistis
Amos. 2- 6 Pro eo quod vendiderit pro argento justum
8- 6 Ut possideamus in argento egenos
Nahum. 2- 9 Diripite argentum, diripite aurum
Habac. 2-19 Ecce iste coopertus est auro et argento
Soph. 1-11 Disperierunt omnes involuti argento
-18 Sed et argentum eorum... non poterit liberare eos
Aggæi 2- 9 Meum est argentum, et meum est aurum
Zach. 6-11 Et sumes aurum et argentum
9- 3 Et coacervavit argentum quasi humum
13- 9 Uram eos sicut uritur argentum
14-14 Aurum et argentum, et vestes multæ satis
Malac. 3- 3 Et emundans argentum, et purgabit filios Levi
Et colabit eos quasi aurum et quasi argentum
1 Mac. 1-24 Accepit argentum, et aurum, et vasa
2-18 Amplificatus auro et argento
3-31 Cogitavit... congregare argentum multum
-41 Acceperunt argentum, et aurum multum valde
1 Mac. 4-23 Acceperunt... argentum et hyacinthum
6- 1 Audivit... copiosam in argento et auro
8- 3 In potestatem redegerunt metalla argenti et auri
10-40 Ego do... quind. millia siclorum argenti
-42 Et super hæc quinque millia siclorum argenti,
-60 Dedit illis argentum multum et aurum
11-24 Accepit aurum, et argentum et vestem
13-15 Pro argento, quod debebat frater tuus
-16 Et nunc mitte argenti talenta centum
-17 Jussit tamen dari argentum et pueros
-18 Quia non misit ei argentum, et pueros
15-26 Misit ad eum.... argentum, et aurum et vasa
-31 Date pro illis quingenta talenta argenti
-32 Vidit claritatem in auro et argento
16-11 Habebat argentum et aurum multum
-19 Daret eis argentum, et aurum, et dona
2 Mac. 3-11 Universa autem argenti talenta esse quadringenta
4- 8 Promittens ei argenti talenta trecenta
-19 Portantes argenti didrachmas trecentas
-24 Superponens Jasoni talenta argenti trecenta
12-43 Duo. mil. drachmas argenti misit Jerosolymam
Matth. 10- 9 Nolite possidere aurum neque argentum
Act. 3- 6 Argentum et aurum non est mihi
7-16 Quod emit Abraham pretio argenti
17-29 Non debemus æstimare auro, aut argento
20-33 Argentum, et aurum, aut vestem nullius concupivi
1 Cor. 3-12 Aurum, argentum, lapides pretiosos
Jacob. 5- 3 Aurum et argentum vestrum æruginavit
1 Petr. 1-18 Non... auro vel argento redempti estis
Apoc. 18-12 Merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi

ARGENTARIUS.

Judic. 17- 4 Et dedit eos argentario ut faceret ex eis sculptile
Sap. 15- 9 Sed concertatur aurificibus et argentariis
Isai. 40-19 Lam. argenteis argentarius
Act. 19-24 Argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ

ARGENTEUS. *Adject.*

Gen. 24-53 Prolatisque vasis argenteis et aureis
44- 2 Scyphum a. meum argenteum pone in ore sacci
Exod. 3-22 Postulabit mulier... vasa argentea et aurea
12-35 Petierunt ab Ægyptiis vasa argentea et aurea
20-23 Non facietis deos argenteos
26-19 Quadraginta bases argenteas fundes
-21 Quadraginta habentes bases argenteas
-25 Bases earum argenteæ sedecim
-32 Habebunt... sed bases argenteas
27-10 Cum cælaturis suis habebunt argentea
-11 Capita earum cum cælaturis suis argentea
-17 Vestitæ erunt argenteis laminis
Capitis argenteis et basibus æneis
36-24 Cum quadraginta basibus argenteis
-26 Quadraginta basibus argenteis
-30 Ut... haberent bases argenteas sedecim
-34 Fusis basibus earum argenteis
38-12 Tota operis cælatura, argentea
-19 Capitaque earum ei cælaturæ argenteæ
Num. 7-13 Fueruntque in ea, acetabulum argenteum
-19 Acetabulum argenteum appendens centum
-25 Obtulit acetabulum argenteum appendens.. Phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-31 *Idem.* 37 *idem.* 43 *idem.* 49 *idem.* 55 *idem.* 61 *idem.* 67 *idem.* 73 *idem.* 79 *idem.*
-84 Acetabula argentea duodecim : Phialæ argenteæ duodecim
10- 2 Fac tibi duas tubas argenteas ductiles,
1 Reg. 2-36 Et offerat nummum argenteum et tortam panis
2 Reg. 8-10 In manu ejus erant... vasa argentea, et vasa ærea
3 Reg. 10-25 Et singuli deferebant..vasa argentea et aurea
4 Reg. 12-13 Omne vas aureum et argenteum
25-15 Quæ argentea, argentea, tulit princeps militiæ
1 Par. 18-11 Omnia vasa aurea et argentea,
28-15 Et in candelabra argentea... consecravit
-16 Argentum in alias mensas argenteas
-17 Et in leones argenteos... pondus separavit
29- 2 Et argentum in argentea, æs in ænea
2 Par. 9-24 Deferebant eis vasa argentea, et aurea
24-14 Et cætera vasa aurea et argentea
1 Esdr. 1- 6 Adjuverunt manus eorum in vasis argenteis et aureis
- 9 Phialæ argenteæ mille
1 Esdr. 1-10 Scyphi argentei secundi quadring. decem
-11 Omnia vasa aurea et argentea
5-14 Vasa templi Dei aurea et argentea
6- 5 Vasa templi Dei aurea et argentea,
8-26 Vasa argentea centum, auri centum
Esth. 1- 6 Lectuli quoque aurei et argentei
Prov. 25-11 Mala aurea in lectis argenteis
Eccle. 12- 6 Antequam rumpatur funiculus argenteus
Cant. 3-10 Columnas ejus fecit argenteas
8- 9 Ædificemus super eum propugnacula argentea
Eccli. 26-23 Columnæ aureæ super bases argenteas
Isai. 40-19 Figuravit illud et laminis argenteis argentarius
Jerem. 52-19 Quotquot argentea, argentea tulit magister militiæ
Baruc. 1- 8 Vasa argentea, quæ fecit Sedecias filius Josiæ
9- 3 Videbitis in Babylonia deos a. et argenteos et lapideos
-29 Quia mulieres apponunt diis argenteis
-38 Lapidei (*Dii*) et aurei, et argentei
-54 Deorum ligneorum, argenteorum et aureor.
-69 Ita sunt dii ill. lignei, et argentei, et inaurati
Dan. 2-39 Post te consurget regnum aliud minus te argenteum
5- 2 Ut afferrentur vasa aurea et argentea
- 4 Laudabant Deos suos aureos et argenteos
-23 Deos quoque argenteos... qui non vident
1 Mac. 6-12 Abstuli omnia spolia aurea et argentea
2 Mac. 2- 2 Videntes simulacra aurea et argentea
Act. 19-24 Faciens ædes argenteas Dianæ
2 Tim. 2-20 Sunt vasa aurea, et argentea, sed et lignea
Apoc. 9-20 Simulacra aurea, et argentea, et ærea

ARGENTEUS. *Substantiv. pro nummo.*

Gen. 20-16 Ecce mille argenteos dedi fratri tuo
37-28 Vendiderunt eum Ismaelitis viginti argenteis
45-22 Benjamin vero dedit trecentos argenteos
Judic. 16- 5 Dabimus tibi singuli mille et centum argenteos
17- 2 Mille et centum argenteos... ego habeo
- 4 Quæ tulit ducentos argenteos
-10 Daboque tibi per an... decem argenteos, ac vestem
2 Reg. 18-12 Si appenderes in manibus meis mille argenteos
4 Reg. 6-25 Donec venumdaretur caput asini octoginta argenteis
Quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis
2 Par. 1-17 Quadrigam equorum sexcentis argenteis
Cant. 8-11 Vir affert pro fructu ejus mille argenteos
Isai. 7-23 Fuerint mille vites, mille argenteis
Jerem. 32- 9 Appendi ei... et decem argenteos
Osee. 3- 2 Et fodi eam mihi quindecim argenteis
Zach. 11-12 Appenderunt mercedem meam triginta argenteos
-13 Et tuli triginta argenteos
Matth. 26-15 At illi constituerunt ei triginta argenteos
27- 3 Retulit triginta argenteos
- 5 Projectis argenteis in templo, recessit
- 6 Acceptis argenteis, dixerunt : Non licet
9 Acceperunt triginta argenteos pretium appretiati

ARGILLOSA.

3 Reg. 7-46 Fudit ea rex in argillosa terra
2 Par. 4-17 Fudit ea rex in argillosa terra

ARGOB.

Regio Og regis Basan super Jordanem, quæ cecidit in sortem dimidiæ tribus Manasse ; et est usque hodie vicus circa Gerasam urbem Arabiæ, quindecim ab ea millibus distans contra Occidentem, qui Arga appellatur.

Deut. 3- 4 Omnem regionem Argob regni Og in Basan
-13 Tradidi med. tribui Man. omnem regionem Argob
-14 Possedit omnem regionem Argob
3 Reg. 4-13 Ipse præerat in omni regione Argob
4 Reg. 15-25 Percussit eum... juxta Argob et juxta Arie.

ARGUMENTUM.

Gen. 39-16 In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit
Sap. 5-11 Cujus nullum invenitur argumentum itineris
8- 8 Scit.. et dissolutiones argumentorum
19-12 Non sine illis... argumentis
Act. 1- 3 Præbuit se ipsum in multis argumentis
Hebr. 11- 1 Est a. fides.. argumentum non apparentium

ARGUO.

Gen. 30-33 Furti me arguent
31-32 Quod autem furti me arguis
-42 Deus respexit et arguit te heri
38-23 Certe mendacii arguere nos non potest
Levit. 19-17 Sed publice argue eum
Num. 5-13 Testibus argui non potest
3 Reg. 3- 8 Tu requisisti in me quod argueres pro muliere hodie
7-14 Arguam eum in virga virorum
4 Reg. 7- 9 Si tacuerimus... sceleris arguemur
19- 4 Argueret verbis, quæ audivit Dominus Deus
Tobiæ. 2- 8 Arguebant autem eum omnes proximi
Job. 6-25 Nullus sit qui possit arguere me?
9-33 Non est qui utrumque valeat arguere
13-10 Ipse vos arguet, quoniam in abscondito
-15 Vias meas in conspectu ejus arguam
15- 3 Arguis verbis eum qui non est æqualis tibi
19- 5 Et arguitis me opprobriis multis
20- 3 Doctrinam, qua me arguis, audiam
21-31 Quis arguet coram eo viam ejus?
22- 4 Numquid timens arguet te
24-25 Quis me potest arguere esse mentitum
32-19 Non est qui possit arguere Job
39-32 Utique qui arguit Deum, debet respondere ei
Psal. 6- 2 Domine, ne in furore tuo arguas me
37- 2 Domine, ne in furore tuo arguas me
49- 8 Non in sacrificiis tuis arguam te
-21 Arguam te, et statuam contra faciem tuam
93-10 Qui corripit gentes non arguet:
Prov. 9- 7 Et qui arguit impium, sibi maculam generat
- 8 Noli arguere derisorem, ne oderit te
Argue sapientem, et diliget te
13- 1 Qui a. illusor est, non audit cum arguitur
-18 Qui autem acquiescit arguenti, glorificabitur
24-25 Qui arguunt eum, laudabuntur
25-12 Qui arguit sapientem, et aurem audientem
30- 6 Et arguaris, inveniarisque mendax
Eccle. 11- 8 Qui cum venerint, vanitatis arguentur præterita
Eccli. 8-13 Non incedas carbones peccatorum arguens eos
13-27 Humilis deceptus est insuper et arguitur
17-30 Et hoc arguetur
19- 2 Vinum et mulieres... et arguent sensatos
20- 1 Quam bonum est arguere, quam irasci
31-31 Vinum corda superborum arguet in ebrietate
-41 In convivio vini non arguas proximum
32-23 Suis insectationibus arguetur
Isai. 1-18 Et venite, et arguite me, dicit Dominus.
2- 4 Et arguet populos multos
11- 3 Neque secundum auditum aurium arguet
- 4 Arguet in æquitate pro mansuetis terræ
29-21 Arguentem in porta supplantabant
Jerem. 2-19 Arguet te malitia tua, et aversio
Ezech. 25-17 Faciamq. in eis ultiones... arguens in furore
Osee. 4- 4 Et non arguatur vir
Habac. 2- 1 Quid respondeam ad arguentem me
2 Mac. 4-33 Onias arguebat eum,
Joan. 3-20 Ut non arguantur opera ejus
8-46 Quis ex vobis arguet me de peccato?
16- 8 Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato
Act. 19-40 Periclitamur argui seditionis hodiernæ
Ephes. 5-13 Omnia autem quæ arguuntur, a lumine manifestantur
1 Tim. 5-20 Peccantes coram omnibus argue
2 Tim. 3-16 Utilis est... ad arguendum, ad corripiendum
5- 2 Argue, obsecra, increpa
Tit. 1- 9 Et eos, qui contradicunt, arguere
2-15 Exhortare et argue cum omni imperio
Hebr. 12- 5 Neque fatigeris, dum ab eo argueris
Judæ. -15 Arguere omnes impios
-22 Hos quidem arguite judicatos
Apoc. 3-19 Ego quos amo, arguo, et castigo

ARIARATHES.

Anno mundi 3916, *Romæ* 616, *ante J. Ch.* 138. *Rex Cappadociæ, ad quem epistolam misit Lucius consul, ut Judæis non inferret mala, licet fœdus cum Romanis non renovavisset Simon summus pontifex.*

1 Mac. 15-22 Hæc eadem scripta sunt... et Ariarathi, et Arsaci

ARIDA, *pro terra*.

Gen. 1- 9 Et appareat arida
-10 Et vocavit Deus aridam, Terram
Exod. 4- 9 Effunde eam super aridam
Psal. 65- 6 Qui convertit mare in aridam
Eccli. 37- 3 Unde creata est cooperire aridam malitia
39-28 Quomodo cataclysmus aridam inebriavit
Isai. 35- 7 Quæ erat arida, erit in stagnum
44- 3 Effundam... et fluenta super aridam
Jonæ. 1- 9 Ego timeo qui fecit mare, et aridam
-13 Remigabant viri ut reverterent. ad aridam
2-11 Evomuit Jonam in aridam
Aggæi. 2- 7 Ego commovebo..terram, et mare, et aridam
Matth. 23-15 Quia circuitis mare et aridam

ARIDAI.

Anno mundi 3589, Romæ 289, ante J. Ch. 465. Filius nonus Aman qui cum patre et fratribus stipiti suspensus est.

Esth. 9- 9 Et Aridaï, et Jezatha

ARIDATHA.

Filius sextus Aman qui et ipse patibulo suspensus est.

Esth. 9- 8 Adalia, et Aridatha

ARIDITAS.

Judith. 7-17 Qui longior efficitur in ariditate sitis
11-10 Et ab ariditate aquæ jam inter mortuos computantur
Nahum. 1-10 Consumentur quasi stipula ariditate plena.
Zach. 11-17 Brachium ejus ariditate siccabitur.

ARIDUS, A, UM.

Levit. 7-10 Sive oleo conspersa, sive arida fuerint
Num. 11- 6 Anima nostra arida est
Sap. 19- 7 Ex aqua quæ ante erat terra arida apparuit
Eccli. 6- 3 Relinquaris velut lignum aridum in eremo
Isai. 56- 3 Ecce ego lignum aridum
Ezech. 17-24 Frondere feci lignum aridum
20-47 Comburam in te... et omne lignum aridum
30-12 Et faciam alveos fluminum aridos
37- 4 Ossa arida, audite verbum Domini
Matth. 12-10 Ecce homo manum habens aridam
-43 Ambulat per loca arida, quærens requiem
Marc. 3- 1 Et erat ibi homo habens manum aridam
- 3 Et ait homini habenti manum aridam
11-20 Viderunt ficum aridam factam a radicibus
Luc. 6- 6 Erat ibi homo et manus e. dextra erat arida
- 8 Qui habebat manum aridam
23-31 Si in viridi ligno... in arido quid fiet?
Joan. 5- 3 Multitudo... cæcorum, claudorum, aridorum,
Hebr. 11-29 Transierunt... tanquam per aridam terram.

ARIE.

Nomen loci juxta quem patrata est cædes a Phaceia.

4 Reg. 15-25 Juxta Argob, et juxta Arie

ARIEL I.

Filius novissimus Gad et princeps familiæ Arielitarum

Num. 26-17 Ariel, ab hoc familia Arielitarum

ARIEL II.

Unus e legatis quos ad tribum Levi misit Esdras, ut ab ea sacrificatores obtineret.

1 Esdr. 8-16 Misi Eliezer, et Ariel, et Semeïam.

ARIEL III.

Ariel Moab, in hoc versu sententia est Banaiam occidisse duos leones ex regione Moabitarum, vel duos viros fortissimos, et leonum instar truculentos. Vox hebraica Ariel leonem significat.

1 Par. 11-22 Ipse percussit duos Ariel Moab.

ARIEL IV.

Ariel hic significat Jerusalem et dicitur Ariel, id est, leo, ob fortitudinem et principatum. Ariel significat etiam altare: tandem Ariel etiam significat maledictionis, seu peccati arietem, qui pro peccato in altari offerri solebat. In Ezechiel, Ariel sumitur pro suprema parte altaris. Ariel erat quadratum.

Isai. 29- 1 Væ Ariel, Ariel civitas, quam expugnavit David
- 2 Circumvallabo Ariel et erit tristis et mœrens, et erit mihi quasi Ariel
- 7 Quæ dimicaverant contra Ariel.
Ezech. 43-15 Ipse a. Ariel quatuor cubitorum et ad Ariel usque sursum, cornua quatuor.
-16 Et Ariel duodecim cubitorum in longitudine

ARIELITÆ.

Num. 26-17 Ariel ab hoc familia Arielitarum.

ARIES.

Gen. 15- 9 Sume... et arietem annorum trium.
22-13 Viditq. post tergum arietem inter vepres
30-35 Et separavit.. et arietes, varios atque maculosos
-41 Ponebat Jacob virgas.. ante oculos arietum, et ovium
31-38 Arietes gregis tui non comedi
32-14 Oves ducentas et arietes viginti,
Exod. 25- 5 Pelles arietum rubricatas,
26-14 Facies... de pellibus arietum rubricatis
29- 1 Tolle... et arietes duos immaculatos
- 3 Vitulum autem et duos arietes
-15 Unum quoque arietem sumes
-17 Ipsum autem arietem secabis in frusta
-18 Et offeres totum arietem in incensum
-19 Tolles quoque arietem alterum
-22 Tolles adipem de ariete, et caudam
Eo quod sit aries consecrationis
-27 Sumes quoque pectusculum de ariete
-27 Et armum quem de ariete separasti
-31 Arietem autem consecrationis tolles
35- 7 Pellesque arietum rubricatas
-23 Si quis habet... pelles arietum rubricatas
36-19 Fecit de pellibus arietum rubricatis
39-33 Opertorium de pellibus arietum rubricatis
Levit. 4-35 Sicut auferri solet adeps arietis
5-15 Offeret pro delicto suo arietem immacul.
-16 Qui rogabit pro eo offerens arietem,
-18 Offeret arietem immaculatum de gregibus
6- 6 Offeret arietem immaculatum de grege
8- 2 Tolle... vitulum pro peccato, duos arietes
-18 Obtulit et arietem in holocaustum
-20 Ipsumque arietem in frusta concidens
-21 Totumque arietem incendit super altare
-22 Obtulit et arietem secundum
-24 Cumque de sanguine arietis immolati tetigisset
-29 De ariete consecrationis in partem suam
9- 2 Tolle de armento... et arietem in holocaustum
- 4 Bovem et arietem pro pacificis
-18 Immolavit et bovem atque arietem
-19 Adipem autem bovis et caudam arietis
16- 3 Offeret et arietem in holocaustum
- 5 Unum arietem in holocaustum.
19-21 Offeret Dom. etc. arietem
23-18 Et arietes duos
Num. 5- 8 Excepto ariete, qui offertur pro expiatione
6-14 Et arietem immaculatum, hostiam pacificam
-17 Arietem vero immolabit hostiam pacificam
-19 Et armum coctum arietis
7-15 Bovem de armento et arietem.
-17 In sacrificio... arietes quinque
-21 Arietem et agnum anniculum in holoc.
-23 In sacrificio... arietes quinque
-27 Bovem de armento et arietem
-29 In sacrificio... arietes quinque
-33 Et arietem et agnum anniculum in holoc.
-35 Arietes quinque... oblatio Elisur
-39 Bovem de armento, et arietem
-41 Arietes quinque... oblatio Salamiel
-45 Arietem et agnum anniculum in holoc.
-47 Arietes quinque... oblatio Eliasaph
-51 Bovem de armento et arietem
-53 Arietes quinque... oblatio Elisama
-57 Arietem, et agnum anniculum in holoc.
-59 Arietes quinque... oblatio Gamaliel
-63 Bovem de armento et arietem
-65 Arietes quinque... oblatio Abidan
-69 Arietem et agnum anniculum in holoc.
-71 Arietes quinque... oblatio Ahiezer
-75 Bovem de armento et arietem
-77 Arietes quinque... oblatio Phegiel
-81 Arietem et agnum anniculum in holoc.
-83 Arietes quinque... oblatio Ahira
-87 Boves de armento in holocaustum duodecim, arietes duodecim,
-88 In hostias pacificorum... arietes sexaginta
15- 6 Et arietes erit sacrificium similæ duarum
-12 Per singulos boves et arietes
23- 1 Ejusdemque numeri arietes
- 2 Imposuerunt simul vitulum et arietem super aram
- 4 Imposui vitulum et arietem desuper
-14 Impositis supra vitulo atque ariete
-29 Para,.. ejusdemque numeri arietes
-30 Imposuitque vitulos et arietes per singulas aras
28-11 Offeretis, etc. arietem unum
-12 In sacrificio per singulos arietes
-14 Tertia per arietem, quarta per agnum
-19 Offeretisque, arietem unum,
-20 Duas decimas, per arietem
-27 Offeretisque holoc... arietem unum
-28 Decimas, per singulos, per arietes duos

Num. 29- 2 Offeretisque holoc... arietem unum, et agnos
- 3 In sacrificiis... duas decimas per arietem
- 9 In sacrificiis... duas decimas per arietem
-13 Offeretisque holoc... arietes duos
-14 Et duas decimas arieti uno, id est, simul arietibus duobus
-17 In die altero offeretis... arietes duos
-18 Per vitulos et arietes et agnos rite celebrabitis
-20 Die tertio offeretis... arietes duos
-21 Per vitulos et arietes et agnos rite celebrabitis
-23 Die quarto offeretis... arietes duos
-24 Per... arietes et agnos rite celebrabitis
-26 Die quinto offeretis... arietes duos
-27 Per... arietes et agnos rite celebrabitis
-29 Die sexto offeretis... arietes duos
-30 Per... arietes et agnos rite celebrabitis
-32 Die septimo offeretis... arietes duos
-33 Sacrificia q.. per... arietes... rite celebrabitis
-36 Offerentes... arietem unum
-37 Per... arietes et agnos rite celebrabitis
Deut. 32-14 Et arietum filiorum Basan
1 *Reg.* 14-34 Adducat, ad me unusquisque... et arietem,
15- 9 Pepercit Saül... et vestibus, et arietibus,
-22 Auscultare magis quam offerre adipem arietum
17-34 Tollebat arietem de medio gregis
25-18 Abigaïl, et tulit... quinque arietes coctos
2 *Reg.* 6-13 Immolabat bovem et arietem
3 *Reg.* 1- 9 Immolatis ergo Adonias arietibus
-19 Mactavit boves... et arietes plurimos,
-25 Immolavit boves... et arietes plurimos
4-23 Et centum arietes, excepta venatione cervorum
4 *Reg.* 3- 4 Et centum millia arietum cum velleribus
1 *Par.* 12-40 Afferrebant... arietes, ad omnem copiam
15-26 Immolabantur septem tauri, et septem arietes
29-21 Obtulerunt tauros mille, arietes mille
2 *Par.* 5- 6 Immolabant arietes, et boves absque ullo numero
7- 5 Mactavit..arietum centum viginti duo millia
13- 9 Et in arietibus septem, fit sacerdos
15-11 Immolaverunt Dom..., et arietes septem millia
17-11 Arietum septem millia septingenta
18- 2 Mactavit Achab arietes et boves plurimos
29-21 Obtuleruntque... arietes septem
-22 Mactaverunt etiam arietes
-32 Arietes centum, agnos ducentos
1 *Esdr.* 6-17 Obtulerunt in dedic... arietes ducentos
7-17 Eme de hac pecunia vitulos arietes,
8-35 Obtulerunt... arietes nonaginta sex,
10-19 Pro delicto suo arietem de ovibus, offerrent
2 *Esdr.* 5-18 (*Parabatur*)... arietes sex electi,
Tob. 7- 9 Præcepit Raguel occidi arietem
8-22 Quatuor arietes occidi fecit
Job. 42- 8 Sumite ergo... et septem arietes, et ite ad serv.
Psal. 28- 1 Afferte Domino filios arietum
64-14 Induti sunt arietes ovium
65-15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum
113- 4 Montes exultaverunt ut arietes
- 6 Montes exultastis sicut arietes
Prov. 30-31 Gallus succinctus lumbos, et aries
Isai. 1-11 Holocausta arietum, et adipem... nolui
22-13 Et jugulare arietes, comedere carnes
34- 6 Incrassatus... de sanguine medullatorum arietum
43-23 Non obtulisti mihi arietem holocausti tui
60- 7 Arietes Nabajoth ministrabunt tibi
Jerem. 51-40 Deducam eos... quasi arietes cum hœdis
Thren. 1- 6 Facti sunt principes ejus velut arietes non invenientes pascua
Ezech. 4- 2 Et pones arietes in gyro
21-22 Ut ponat arietes, ut aperiat os in cæde
Ut ponat arietes contra portas
27-21 Cum agnis, et arietibus, et hœdis venerunt
34-17 Ecce ego judico inter pecus et pecus, arietum et hircorum
39-18 Sanguinem bibetis arietum, et agnorum et hircorum
43-23 Offeres.... et arietem de grege immaculatum
-25 Et arietem de pecoribus, immaculatos offerent.
45-15 Et arietem unum de grege ducentorum
-23 Et septem arietes immaculatos quotidie
-24 Et ephi per arietem faciet
46- 4 Offeret... et arietem immaculatum
Ezech. 46- 5 Sacrificium ephi per arietem
- 6 Sex agni et arietes immaculati erunt
- 7 Ephi quoque per arietem faciet sacrificium
-11 Erit sacrificium et ephi per arietem
Dan. 3-40 Sicut in holocausta arietum et taurorum
8- 3 Ecce aries unus stabat ante paludem
- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem
- 6 Et venit usque ad arietem illum cornutum
- 7 Cumq. appropinquasset prope arietem
Efferatus est in eum et percussit arietem
Non poterat aries resistere ei
Et nemo quibat liberare arietem de manu
-20 Aries, quem vidisti habere cornua, rex Medorum
Mich. 6- 7 Numquid placare potest Dominus in millibus arietum

ARIES, *pro instrumento bellico.*

Ezech. 26- 9 Et vineas et arietes temperabit in muros tuos
2 *Mac.* 12-15 Qui fine arietibus et machinis..præcipitavit Jericho

ARIMATHÆA.

Civitas tribus Juda, quæ dicitur Ruma in libro Judicum, et est in finibus Diospoleos. In ea Ruma sedit Abimelech, indeque originem habuit Joseph iste dives et sanctus qui a præside corpus Christi ausus est postulare ut illum sepeliret in sindone munda et nova, ut etiam sepulcro suo novo. Oportebat enim mundissimum Christi corpus munda etiam sindone et sepulcro novo excipi.

Matth. 27-57 Venit quidam homo dives ab Arimathæa
Marc. 15-43 Venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio
Luc. 23-51 Ab Arimathæa civitate Judææ
Joan. 19-38 Rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæa

ARIOCH I.

Rex Ponti, non illius Euxini, sed alterius vicinioris. Sunt qui putant esse civitatem Cœlesyriæ, quæ etiam dicitur Hellas; at mera est conjectura. Quidquid sit, Arioch rex Ponti conjunxit se cum Chodorlahomor Ælamitarum rege ut bellum simul inferrent adversus Sodomorum regem, anno mundi 2118, *ante J. Ch.* 1936.

Gen. 14- 1 Amraphel rex Sennaar, Arioch rex Ponti
- 9 Et Arioch regem Ponti; quatuor reges adversus

ARIOCH II.

Anno mundi 3453, *Romæ* 153, *ante J. Ch.* 601. *Dux militiæ Nabuchodonosor regis Babyloniæ. Istum Arioch vocat textus chaldæus,* præsidem carnificum, *id est, rebus capitalibus præfectum*

Dan. 2-14 Requisivit ab Arioch principe militiæ regis
-15 Cum ergo rem indicasset Arioch Danieli
-24 Post hæc Daniel ingressus ad Arioch
-25 Tunc Arioch festinus introduxit Danielem ad regem

ARIOLOR.

1 *Reg.* 15-23 Quasi peccatum ariolandi est, repugnare
4 *Reg.* 21- 6 Et ariolatus est, et observavit auguria

ARIOLUS.

Levit. 19-31 Nec ab ariolis aliquid sciscitemini
20- 6 Anima, quæ declinaverit ad magos et ariolos
Num. 22- 5 Misit... ad Balaam filium Beor ariolum
Deut. 18-10 Aut qui ariolos sciscitetur et observet somnia
Josue. 13-22 Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt filii Israël
1 *Reg.* 28- 3 Et Saül abstulit magos et ariolos
- 9 Quomodo eraserit magos et ariolos de terra
4 *Reg.* 23-24 Sed et pithones, et ariolos... abstulit Josias
Prov. 23- 7 Quoniam in similitudinem arioli
Isai. 3- 2 (*Auferet*) et ariolum, et senem
19- 3 Interrogabunt... et pythones et ariolos
44-25 Et ariolos in furorem vertens
Dan. 1-20 Invenit super cunctos ariolos et magos
2- 2 Ut convocarentur arioli, et magi
-10 Sciscitatur ab omni ariolo, et mago
-27 Arioli, aruspices nequeunt indicare regi
4 - 4 Tunc ingrediebantur arioli, magi
- 6 Balthassar princeps ariolorum

ARISAI.

Septimus Aman filius, qui cum patre et suis fratribus patibulo appensus est.

Esth. 9- 9 Et Phermesta, et Arisaï

ARISTARCHUS.

Macedo origine et socius seu potius S. Pauli concaptivus. Martyrologium Romanum illum indicat fuisse episcopum Ecclesiæ Thessalonicensis. Sanguinem suum martyrio fudit in persecutione Neronis. Multi dicunt unum fuisse e 72 *Discipulis J. Ch. Ascriptus est Catalogo sanctorum die 4 Augusti.*

Act. 19-29 Rapto Gaïo et Aristarcho Macedonibus
20- 4 Thessalonicensium vero Aristarchus
27- 2 Perseverante nobiscum Aristarcho
Colos. 4-10 Salutat vos Aristarchus concaptivus meus
Philem. -24 Marcus, Aristarchus, Demas et Lucas, adjutores

ARISTOBOLUS I.

De genere sacerdotali. Magister fuit Ptolemæi Evergetis, filii Ptolemæi Philadelphi, regis Ægypti. Aristobolus iste, cujus Machabæorum liber secundus meminit, vir fuit philosophia et doctrina valde peritus; docuit regem res ad sacram Scripturam et legem Mosaicam pertinentes; denique fuit unus e LXX Interpretibus divinorum Librorum. Ad eum Epistolam Judæi scripserunt, in qua eum certiorem faciunt de morte Antiochi et de igne sancto invento, eique indicant diem festum, ut ipse celebret.

2 *Mac.* 2-10 Aristobolo... qui est de genere Christorum

ARISTOBOLUS II.

Hujus Aristoboli tanquam Apostolorum discipuli et matyris dies natalis notatur in romano Martyrologio idibus Martii. Cognatum suum vocat beatus Paulus, quod significat eum esse cum eo ejusdem generis et gentis, scilicet Judæum, vel sanguine propinquum.

Rom. 16-11 Salutate eos, qui sunt ex Aristoboli domo.

ARIUS.

Rex Spartiatarum qui ad Oniam pontificem epistolam scripsit, in qua fatetur inventum esse in Scriptura de Spartiatis et Judæis, id est, in antiquis Spartanorum monumentis, hos et illos esse fratres, nempe de genere Abrahæ.

1 *Mac.* 12- 7 Jampridem missæ erant epistolæ ad Oniam. ab Ario.
-20 Arius, rex Spartiatarum Oniæ sacerdoti

ARMA.

Gen. 27- 3 Sume arma tua, pharetram et arcum
Deut. 1-41 Cumque instructi armis pergeretis in montem
Judic. 18-11 Sexcenti viri accincti armis bellicis
1 *Reg.* 8-12 Constituet sibi... fabros armorum et curruum
17-54 Arma vero ejus posuit in tabernaculo suo
20-40 Dedit ergo Jonathas arma sua puero
21- 8 Et arma mea non tuli mecum
31- 9 Et spoliaverunt eum armis
-10 Posuerunt arma ejus in templo Astharoth
2 *Reg.* 1-27 Et perierunt arma bellica
8- 7 Et tulit David arma aurea
3 *Reg.* 10-25 Singuli deferebant ei.. vestes et arma bellica
22-30 Sume arma, et ingredere prælium
4 *Reg.* 10- 2 Civitates firmas, et arma.
11- 8 Habentes arma in manibus vestris
-10 Qui dedit eis hastas et arma regis David
-11 Steterunt singuli habentes arma in manu sua
1 *Par.* 10- 9 Cum... armisque nudassent,
-10 Arma autem ejus consecraverunt in fano
12-33 Stabant in acie instructi armis bellicis
-37 Instructi armis bellis centum viginti millia
2 *Par.* 9-24 Deferebant ei... vestes, et arma, et aromata
23- 7 Habentes singuli arma sua
32-27 Armorum universi generis et vasorum
Judith. 7- 5 Assumentes arma sua bellica,
14- 2 Accipiat unusquisque arma sua et exite
- 7 Accepitque unusquisque arma sua
Job. 20-24 Fugiet arma ferrea et irruet in arcum
Psal. 34- 2 Apprehende arma et scutum,
45-10 Arcum conteret, et confringet arma
56- 5 Filii hominum dentes eorum arma et sagittæ
Prov. 22- 5 Arma et gladii in via perversi
Eccle. 9-18 Melior est sapientia, quam arma bellica
Eccli. 9-20 Et super dolentium arma ambulabis
Jerem. 22- 7 Sanctificabo super te interficientem virum, et arma ejus
47- 3 Strepitu pompæ armorum
Ezech. 32-27 Qui descenderunt ad infernum cum armis suis
39- 9 Succendent et comburent arma
-10 Quoniam arma succendent igni

1 *Mac.* 1-36 Et posuerunt arma, et escas
3- 3 Succinxit se arma bellica sua in prœliis
5-43 Et projecerunt arma sua et fugerunt ad fanum
6- 6 Et invaluerunt armis, et viribus
-41 Commovebantur... et collisione armorum
7-44 Projecerunt arma sua et fugerunt
8- 5 Cæteros qui adversum eos arma tulerant
-26 Neque subministrabunt triticum, arma
-28 Adjuvantibus non dabitur triticum, arma,
9-39 Obviam illis cum... musicis et armis multis
10- 6 Dedit ei potestatem... et fabricare arma,
-21 Et fecit arma copiosa
11-51 Et projecerunt arma sua et fecerunt pacem
12-27 Præcepit... esse in armis paratos ad pugn.
13-29 Et super columnas arma, ad memoriam
Juxta arma naves sculptas
14-33 Ubi erant arma hostium antea
-42 Super arma, et super præsidia
15- 7 Omnia arma quæ fabricata sunt
16-16 Et sumpserunt arma sua, et intraverunt
2 *Mac.* 3-25 Qui a. ei sedebat videbatur arma habere
5- 3 Aureorum armorum splendorem
-11 Civitatem quidem armis cepit.
-25 Arma capere suis præcepit
8-18 Nam illi quidem armis confidunt
-27 Arma autem ipsorum et spolia congregantes
-31 Cum arma eorum diligenter collegissent
9- 2 Sed multitudine ad arma concurrente
10-23 Armis autem ac manibus omnia prospere agendo
-24 Advenit quasi armis Judæam capturus
-27 Et ita post orationem sumptis armis
-30 Armis suis circumseptum incolumem conservabant
11- 7 Machabæus, sumptis armis, cætero adhortatus est
- 8 Armis aureis hastam vibrans
15- 5 Ego potens... qui impero sumi arma
-21 Considerans apparatum varium armorum
Qui non secundum armorum potentiam
-28 Cognoverunt Nicanorem ruisse cum armis suis
Luc. 11-22 Universa arma ejus auferet
Joan. 18- 3 Venit illuc..cum laternis et facibus,et armis
Rom. 6- 13 Membra vestra arma iniquitatis peccato
Et membra vestra arma justitiæ Deo
13-12 Induamus arma lucis
2 *Cor.* 6- 7 Per arma justitiæ a dextris et a sinistris
10- 4 Nam militiæ nostræ non carnalia

ARMAGEDON.

Videtur esse locus prope Jerusalem et vallem Josaphat, ubi futurum est judicium; quemadmodum etiam eo tempore videtur futurus locus notus, qui nunc est obscurus.

Apoc. 16-16 Qui vocatur Hebraïce Armagedon.

ARMAMENTA.

Act. 27-19 Armamenta navis projecerunt

ARMAMENTARIUM.

2 *Reg.* 14-28 Reportabant ad armamentarium scutariorum
2 *Par.* 9-16 Posuitque ea rex in armamentario
11-12 In singulis urbibus fecit armamentarium
12-11 Referrebant eos ad armamentarium
Isai. 22- 8 Videbis... armamentarium domus saltus

ARMATURA.

2 *Par.* 32- 5 Fecit universi generis armaturam et clypeos
Cant. 4- 4 Mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium
Sap. 5-18 Accipiet armatura zelus illius
18-22 Vicit a. turbas... nec armaturæ potentia
Ezech. 26- 9 Et turres tuas destruet in armatura sua
Ephes. 6-11 Induite vos armaturam Dei
-13 Propterea accipite armaturam Dei

ARMENIA. *Asiæ minoris provincia.*

Gen. 8- 4 Requievitq. arca... super montes Armeniæ

ARMENII.

4 *Reg.* 19-37 Fugeruntque in terram Armeniorum

ARMENTARIUS.

Amos. 7-14 Sed armentarius ego sum vellicans sycomoros

ARMENTUM.

Gen. 13- 5 Fuerunt greges ovium, et armenta
18- 7 Ipse vero ad armentum cucurrit
26-14 Habuit quoque possessiones ovium et armentorum
34-28 Oves eorum, et armenta, et asinos
45-10 Et armenta tua, et universa quæ possides
46-32 Armenta, et omnia quæ habere potuerunt
47- 1 Armenta, et cuncta quæ possident
50- 8 Absque... armentis, quæ dereliquerant in terra Gessen
Exod. 10- 9 Pergemus... cum ovibus et armentis
-24 Oves tantum et armenta remaneant
12-32 Oves vestras et armenta assumite ut petieratis
-38 Oves et armenta et animantia.
29- 1 Tolle vitulum de armento et arietes
Levit. 1- 3 Ac de armento, masculum imm. offeret
9- 2 Tolle de armento vitulum pro peccato
23-18 Offeretisq... vitulum de armento unum
Num. 7-15 Bovem de armento et arietem
-21 *Idem.* 27 *idem.* 33 *idem.* 39 *idem.* 51 *idem.* 57 *idem.*
-63 *Idem.* 69 *idem.* 75 *idem.* 81 *idem.*
-87 Boves de armento in holoc. duodecim
8- 8 Tollent bovem de armentis
Bovem a. alterum de armento tu accipies
15-24 Offerret vitulum de armento
28-11 Offeretis... vitulos de armento duos
-19 Vitulos de armento duos, arietem unum
-27 Offeretisq... vitulos de armento duos
29- 2 Offeretisq... vitulum de armento unum
- 8 Vitulum de armento unum
-13 Vitulos de armento tredecim
-17 Offeretis vitulos de armento duodecim
Deut. 7-13 Benedicetq... oleo et armentis
8-13 Habuerisque armenta boum et ovium greges
12-17 Primogenita armentorum et pecorum
-21 Occides de armentis et pecoribus
14-26 Sive ex armentis, sive ex ovibus
15-19 De primogenitis, quæ nascuntur in armentis
21- 3 Tollent vitulam de armento
28- 4 Greges armentorum tuorum et caulæ ovium
-18 Armenta boum tuorum et greges ovium
-51 Armenta bonum, et greges ovium
32-14 Butyrum de armento, et lac de ovibus
1 *Reg.* 15- 9 Pepercit Saül...gregibus ovium et armentorum
-14 Quæ est hæc vox... armentorum, quam ego audio
-15 Pepercit... melioribus ovibus et armentis,
16- 2 Vitulum de armento tolles in manu tua
30-20 Tulit universos greges et armenta
1 *Par.* 27-29 Porro armentis, quæ pascebantur in Saron
2 *Par.* 32-29 Habebat quippe greges ovium et armentorum
Judith. 2- 8 Boum quoque armenta gregesque ovium
3- 3 Et armenta boum, gregesque ovium
8- 7 Possessiones armentis boum
Eccle. 2- 7 Possedi... armenta quoque, et magnos
Isai. 65-10 Vallis Achor in cubile armentorum
Jerem. 3-24 Confusio comedit... et armenta eorum
5-17 Comedet gregem tuum et armenta tua:
31-12 Fœtu pecorum et armentorum
Ezech. 43-19 Ut offerant mihi vitulum de armento pro peccato
-23 Offeres vitulum de armento
-25 Vitulum de armento et arietem de pecoribus
45-18 Sumes vitulum de armento immaculatum
46- 6 Vitulum de armento immaculatum
Osee. 5- 6 In armentis suis vadent ad quærendum Dominum
Joel. 1-18 Quid mugierunt greges armenti?
Amos. 6- 4 Qui comeditis... vitulos de medio armenti
Habac. 3-17 Non erit armentum in præsepibus
Mal. 4- 2 Salietis sicut vituli de armento

ARMIGER.

Judic. 9-54 Qui vocavit cito armigerum suum
1 *Reg.* 14- 1 Accedit.. ad adolescentem armigerum suum
- 6 Dixit a. Jonathas ad adol. armigerum suum
- 7 Dixitque ei armiger suus:
-12 Et ad armigerum ejus, dixeruntque
Et ait Jonathas ad armigerum suum
-13 Et armiger ejus post eum.
Alios armiger ejus interficiebat sequens eum
-14 Qua percussit Jonathas et armiger ejus
-17 Repertum est non adesse Jonathan, et armigerum ejus
16-21 Et factus est ejus armiger
17- 7 Et armiger ejus antecedebat eum
-41 Et armiger ejus ante eum
31- 4 Dixitque Saul ad armigerum suum
Et noluit armiger ejus
- 5 Quod cum vidisset armiger ejus
- 6 Et armiger illius, et universi viri
2 *Reg.* 18-15 Cucurrerunt decem juvenes armigeri Joab
23-37 Naharai Berothites armiger Joab filii Sarviæ
1 *Par.* 10- 4 Et dixit Saül ad armigerum suum
Noluit autem armiger ejus hoc facere
- 5 Quod cum vidisset armiger ejus
11-39 Naharai Berothites armiger Joab filii Sarviæ
1 *Mac.* 4-30 Et armigeri ejus

ARMILLA.

Gen. 24-22 Et armillas totidem pondo siclorum decem
-30 Cumque vidisset inaures et armillas
-47 Armillas posui in manibus ejus
38-18 Et armillam et baculum quem manu tenes
-25 Cognosce cujus sit annulus, et armilla, et baculus
Exod. 35-22 Præbuerunt armillas et inaures
Num. 31-50 Offerimus... periscelides et armillas,
2 *Reg.* 1-10 Tuli,.. et armillam de brachio illius
Job. 40-21 Aut armilla perforabis maxillam ejus
Isai. 3-19 Et monilia, et armillas et mitras
Ezech. 16-11 Dedi armillas in manibus tuis
23-42 Posuerunt armillas in manibus eorum

ARMO.

Exod. 13-18 Et armati ascenderunt filii Israël de terra Ægypti
38-25 Quingentis quinquaginta armatorum
Num. 20-18 Alioquin armatus occurram tibi
31- 3 Armate, inquit, ex vobis viros ad pugnam
32-17 Nos autem armati, et accincti pergemus
-21 Omnis vir bellator armatus Jordanem transeat
-29 Omnes armati ad bellum coram Domino
-30 Sin autem noluerint transire armati vobiscum
-32 Ipsi armati pergemus coram Domino
Josue. 1-14 Transite armati ante fratres vestros
4-12 Ite, et armati præcedebant filios Israël
- 7 Ite, et circuite civitatem, armati.
- 9 Omniaque præcederet armatus exercitus
-13 Armatus populus ibat ante eos
Judic. 7-11 Ubi erant armatorum vigiliæ
18-16 Ita ut erant armati stabant ante ostium
1 *Reg.* 17-39 Cœpit tentare si armatus posset incedere
2 *Reg.* 23- 7 Armabitur ferro et ligno lanceato
Judith. 9- 6 Quando post servos suos armati currebant
15- 2 Quos armatos super se venire audiebant
- 6 Electam juventutem armatam misit post eos
Job. 5- 5 Et ipsum rapiet armatus
15-26 Pingui cervice armatus est
39-21 In occursum pergit armatis
Prov. 6-11 Pauperies quasi vir armatus
24-34 Mendicitas quasi vir armatus
Sap. 5-18 Et armabit creaturam ad ultionem inimicorum
Ezech. 23-24 Galea armabuntur contra te undique
1 *Mac.* 14-32 Armavit viros virtutis gentis suæ
2 *Mac.* 4-40 Lysimachus armatis fere tribus millibus
5- 2 Hastis, quasi cohortes, armatos
-26 Civitatem cum armatis discurrens
8- 9 Armatis non minus viginti millibus
14-22 Præcepit a. Judas armatos esse locis opp.
15-11 Singulos a. illorum armavit
Luc. 11-21 Cum fortis armatus custodit atrium suum
2 *Petr.* 4- 1 Vos eadem cogitatione, armamini

ARMON, *id est, Armenia.*

Amos. 4-3 Et projiciemini in Armon

ARMONI.

Filius primogenitus Saül et Respha filiæ Aja. Eum dedit David in manus Gabaonitarum qui crucifixerunt illum in monte juxta Gabaonem.

2 *Reg.* 21-8 Armoni et Miphiboseth

ARMUS.

Exod. 29-22 Tolles... armumque dextrum
-27 Armum quem de ariete separasti
Levit. 7-32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis
-33 Ipse habebit armum dextrum in portione sua
-34 Armum separationis, tuli a filiis Israël
8-25 Et armo dextro separavit
-26 Posuit super adipes et armum dextrum,
9-21 Et armos dextros separavit Aaron
10-14 Armum qui separatus est, edetis
-15 Eo quod armum et pectus... elevaverunt
Num. 6-19 Armum coctum arietis, tortamque
18-18 Armus dexter, tua erunt
Deut. 18- 3 Dabunt sacerdoti armum ac ventriculum
1 *Reg.* 9-24 Levavit autem cocus armum, et posuit
Ezech. 24- 4 Congere... femur et armum, electa

ARNAN.

Filius Raphaïa et pater Obdiæ.

1 *Par.* 3-21 Hujus quoque filius Arnan, de quo natus est Obdia

ARNON.

Rupes quædam in sublime porrecta est in finibus Amorrhæorum inter Moab et Amorrhæos. Moab vero Arabiæ civitas est, quæ nunc Areopolis nominatur. Ostendunt regionis illius accolæ locum vallis in prærupta demersæ satis horribilem et periculosum, qui a plerisque usque nunc Arnonas appellatur, extenditurque ad Septentrionem Areopoleos; in quo et militum ex omni parte præsidia distributa, plenum sanguinis et formidinis testantur ingressum. Hic quondam Moabitarum fuit, et postea Seon rex Amorrhæorum jure belli eum obtinuit; sed et terra filiorum Israel trans Jordanem, incipiens ab Arnone, usque ad montes Aërmon et Libanum extenditur. Est etiam in iisdem locis torrens, seu gurges, quem vocant Arnon.

Num. 21-13 Quem relinquentes castrametati s. contra Arnon
Si quidem Arnon terminus est Moab
-14 Sic faciet in torrentibus Arnon
-24 Possessa est terra ejus ab Arnon usque Jeboc.
-26 Quæ ditionis illius fuerat usque Arnon
-28 Habitatores excelsorum Arnon
22-36 Quod situm est in extremis finibus Arnon
Deut. 2-24 Surgite et transite torrentem Arnon
-36 Quæ est super ripam torrentis Arnon
3- 8 A torrente Arnon usque ad montem Hermon
-12 Quæ est super ripam torrentis Arnon
-16 Ad torrentem Arnon medium torrentis
4-48 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon
Josue. 12- 1 A torrente Arnon usque ad Hermon
- 2 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon
13- 9 Quæ sita est in ripa torrentis Arnon
-16 Arnon, et in valle ejusdem torrentis
Judic. 11-13 A finibus Arnon usque Jaboc
-18 Castrametatus est trans Arnon
Arnon quippe confinium est terræ Moab
-22 De Arnon usque Jaboc
4 *Reg.* 10-33 Quæ est super torrentem Arnon
Isai. 16- 2 Sic erunt filiæ Moab in transcensu Arnon
Jerem. 48-20 Clamate, annuntiate in Arnon

ARO.

Gen. 45- 6 Quibus nec arari poterit, nec meti
Exod. 34-21 Die septimo cessabis arare et metere
Deut. 21- 4 Quæ nunquam arata est
22-10 Non arabis in bove simul et asino
Judic. 14-18 Si non arassetis in vitula mea,
1 *Reg.* 14-14 Quam par boum in die arare consuevit
3 *Reg.* 19-19 Reperit Eliseum... arantem in duodecim jugis boum
Ipse in duodecim jugis boum arantibus unus erat
Job. 1-14 Boves arabant, et asinæ pascebantur
39-10 Numquid alligabis rhinocerota ad arandum
Prov. 20- 4 Propter frigus piger arare noluit
Eccli. 6-19 Quasi is qui arat, et seminat, accede
7-13 Noli arare mendacium adversus fratrem
Isaiæ. 28-24 Numquid tota die arabit arans ut serat
Jerem. 26-18 Sion quasi ager arabitur
Ezech. 36- 9 Convertar ad vos et arabimini, et accipietis sementem.
Osee. 10-11 Arabit Judas, confringet sibi sulcos Jacob
-13 Arastis impietatem, iniquitatem messuistis
Amos. 6-13 Numquid... aut arari potest in bubalis
Mich. 3-12 Sion quasi ager arabitur
Luc. 17- 7 Quis autem vestrum habens servum arantem
1 *Cor.* 9-10 Debet in spe, qui arat, arare

AROD I.

Filius quintus Gad, filii Jacob. Ab eo nati sunt Aroditæ.

Num. 26-17 Arod, ab hoc familia Aroditarum

AROD II.

Filius quintus Baria, de filiis Benjamin.

1 *Par.* 8-15 Zabadia, et Arod, et Heder

ARODITÆ.

Num. 26-17 Arod, ab hoc familia Aroditarum

AROER.

Oppidum Moabitarum, quod situm est super ripam torrentis Arnon, possessum olim a gente veterrima Ommim, et postea retentum a filiis Loth, id est, Moabitis, cum priores incolas subvertissent. Et ostenditur usque hodie in vertice montis illius; sed et torrens per abrupta descendens in mare Mortuum fluit. Cecidit autem Aroer in sortem tribus Gad contra faciem Rabba.

Num. 32-34 Araroth, et Aroër,
Deut. 2-36 Ab Aroer, quæ est super ripam torrentis Arnon
3-12 Aroër, quæ est super ripam torrentis Arnon
4-48 Ab Aroër, quæ sita est super... Arnon
Josue. 12- 2 Dominatus est ab Aroër, quæ sita est
13- 9 Ab Aroër, quæ sita est in ripa torrentis Arnon
-16 Fuitque terminus eorum ab Aroër
Judic. 11-26 Habitavit et in Aroër, et villis illius
-33 Percussitque ab Aroër usque dum venias Mennith
1 *Reg.* 30-28 Qui in Aroër, et qui in Sephamoth
2 *Reg.* 24- 5 Venerunt in Aroër ad dextram urbis
4 *Reg.* 10-33 Ab Aroër, quæ est super torrentem Arnon
1 *Par.* 5- 8 Ipse habitavit in Aroër usque ad Nebo
Isai. 17- 2 Derelictæ civitates Aroër gregibus erunt
Jerem. 48-19 In via ista et prospice habitatio Aroër

AROMATA.

Gen. 37-25 Portantes aromata et resinam
50- 2 Ut aromatibus condirent patrem
-25 Conditus aromatibus repositus est in loculo
Exod. 25- 6 Aromata in unguentum.
30-23 Sume tibi aromata, primæ myrrhæ
-34 Sume tibi aromata, stacten et onycha
31-11 Et thymiama aromatum in Sanctuario
35-15 Thymiama ex aromatibus
-28 Aromataque et oleum ad luminaria
37-29 Thymiama de aromatibus mundissimis
39-37 Thymiama ex aromatibus
40-25 Adolevit super eo incensum aromatum
Levit. 16-13 Ut positis super ignem aromatibus
3 *Reg.* 10- 2 Camelis portantibus aromata et aurum
-10 Dedit ergo regi... aromata multa nimis
Non sunt allata ultra aromatata multa.
-25 Aromata quoque, et equos et mulos
4 *Reg.* 20-13 Ezechias et ostendit eis domum aromatum
1 *Par.* 9-29 Præerant... et thuri, et aromatibus
-30 Filii a. sacerd. unguenta ex aromatibus conficiebant
2 *Par.* 2- 4 Ut consecrem...et fumiganda aromata
9- 1 Et camelis qui portabant aromata
- 9 Dedit a. regi... aromata multa nimis
Non fuerunt aromata talia ut hæc quæ dedit regina Saba
-24 Deferebant... arma, et aromata, equos
16-14 Posuerunt eum super lectum s. plenum aromatibus
32-27 Congregavit... aromatum, et armorum
Esth. 2-12 Et aromatibus uterentur
Cant. 3- 6 Sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ
4-10 Odor unguent... super omnia aromata
-16 Perfla hortum meum et fluant aromata illius
5- 1 Messui myrrham cum aromatibus meis
-13 Genæ illius sicut areolæ aromatum
6- 1 Descendit... ad areolam aromatum,
8-14 Super montes aromatum
Isai. 39- 2 Ostendit eis cellam aromatum
Ezech. 27-22 Cum universis primis aromatibus
Marc. 16- 1 Emerunt aromata ut venientes ungerent Jesum
Luc. 23-56 Revert. paraverunt aromata et unguenta
24- 1 Portantes quæ paraverant, aromata
Joan. 19-40 Ligaverunt illud linteis cum aromatibus

AROMATIZANS.

Eccli. 24-20 Et balsamum aromatizans odorem dedi

ARORITES.

2 *Reg.* 23-33 Ajam filius Sarar Arorites
1 *Par.* 11-27 Sammoth Arorites
-44 Filii Jehiel Hotham Arorites

ARPHAD. *Urbs Syriæ.*

4 *Reg.* 18-34 Ubi est deus Emath, et Arphad?
19-13 Ubi est rex Emath, et rex Arphad
Isai. 10- 9 Ut Arphad, sic Emath?
36-19 Ubi est deus Emath, et Arphad
37-13 Ubi est rex Emath et rex Arphad
Jerem. 49-23 Confusa est Emath, et Arphad

ARPHASACHÆI.

Populus Samariæ regionis, cujus habitatores prohibuerunt templi reædificationem.

1 *Esdr.* 5- 6 Consiliatores ejus Arphasachæi

ARPHAXAD I.

Anno mundi 1659, ante J. Ch. 2395. Filius Sem et pater Sale, juxta cod. hebr. duobus annis post diluvium natus est. Mortuus est in anno vitæ suæ 438.

Gen. 10-22 Filii Sem: Ælam, et Assur, Arphaxad
-24 At vero Arphaxad genuit Sale
11-10 Sem erat 100 annorum quando genuit Arphaxad
-11 Vixitque Sem postquam genuit Arphaxad
-12 Porro Arphaxad vixit 35 annis et genuit Sale
-13 Vixitque Arphaxad postquam genuit
1 *Par.* 1-17 Filii Sem... Arphaxad, et Lud, et Aram
-18 Arphaxad autem genuit Sale
Luc. 3-36 Qui fuit Caïnan, qui fuit Arphaxad

ARPHAXAD II.

Rex Medorum, quem captum patibulo suspendi jussit et telis configi Nabuchodonosor rex Assyriæ.

Judith. 1- 1 Arphaxad itaque, rex Medorum
- 5 Pugnavit contra Arphaxad et obtinuit eum

ARREPTITIUS.

Jerem. 29-26 Super omnem virum arreptitium

ARRHABO.

Gen. 38-17 Patiar quod vis, si dederis mihi arrhabonem
-18 Quid tibi vis pro arrhabone dari?

ARRIDENS.

Dan. 14- 6 Et ait Daniel arridens: Ne erres, rex

ARRIPIO.

Gen. 22-10 Arripuit gladium ut immolaret filium
34-25 Arreptis et gladiis ingressi sunt urbem
Exod. 10-19 Arreptam locustam projecit in mare Rubr.
32-20 Arripiensque vitulum quem fecerant
Levit. 10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu... thuribulis
Num. 11-31 Arreptas trans mare coturnices detulit
25- 7 Surrexit de medio multitudinis arrepto pugione,
Deut. 9-21 Vitulum arripiens, igne combussi
19-12 Arripient eum de loco effugii
32-41 Si... arripuerit judicium manus mea
Judic. 9-48 Arrepta securi, præcidit arboris ramum
15-15 Mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens
19-29 Arripuit gladium, et cadaver uxoris
20- 6 Quam arreptam, in frusta concidi, misique partes
1 *Reg.* 6- 7 Nunc ergo arripite et facite plaustrum
16-16 Quando arripuerit te spiritus
-23 Quandoc. spirit. D. malus arripiebat Saül
20-33 Et arripuit Saül lanceam ut perculeret eum
31- 4 Arripuit itaque Saül gladium
4 *Reg.* 3-27 Arripiensq. filium suum prius genitum
1 *Par.* 10- 4 Arripuit ergo Saül ensem, et irruit in eum
Prov. 4- 8 Arripe illam, et exaltabit te
Isai. 21- 5 Surgite principes, arripite clypeum
Jerem. 6-23 Sagittam et scutum arripiet
46- 9 Arripientes, et jacient sagittas
Ezech. 38- 4 Clypeum arripientium et gladium.
Dan. 6-24 Donec arriperent eos leones
2 *Mac.* 4-41 Alii fustes validos arripuere
Luc. 8-29 Multis enim temporibus arripiebat illum
Act. 27-15 Cumque arrepta esset navis,

ARROGANS.

Job. 40- 6 Respiciens omnem arrogantem humilia
Prov. 16- 5 Abominatio Domini est omnis arrogans
21-24 Superbus et arrogans vocatur indoctus
Eccle. 7- 9 Melior est patiens arrogante
Isaiæ. 2-12 Dies Domini... super omnem arrogantem
Malac. 3-15 Ergo nunc beatos dicimus arrogantes

ARROGANTER.

Soph. 1- 9 Qui arroganter ingreditur super limen

ARROGANTIA.

Deut. 18-20 Propheta autem qui arrogantia depravatus
Esth. 16-12 In tantum arrogantia tumorem sublatus est
Prov. 8-13 Arrogantiam et superbiam... detestor
Isai. 13-11 Arrogantiam fortium humiliabo
16- 6 Superbia ejus et arrogantia ejus, plus quam fortitudo
Jerem. 48-29 Audivimus... sublimit. ejus, et arrogantiam
49-16 Arrogantia tua decepit te
Osee. 5- 5 Et respondebit arrogantia Israël
2 *Mac.* 6-29 Quos illi per arrogantium prolatos arbitrabantur

ARS.

Gen. 40-17 Portare me omnes cibos qui fiunt arte pistoria

Exod. 36– 8 Opere vario, et arte polymita
39– 6 Sculptos arte gemmaria nominibus fil. Isr.
–28 Vermiculo bis tincto arte plumaria
Judic. 20–32 Qui fugam arte simulantes
1 *Par.* 22–15 Et omnium artium faciendum opus.
2 *Par.* 16–12 Sed magis in medicorum arte confisus est
–14 Quæ erant pigmentariorum arte confecta
33– 6 Maleficis artibus inserviebat
Judith. 5–27 Sine peritia artis pugnæ
14– 9 Inquietudinem arte moliebantur
Sap. 13–10 Appellaverunt deos... artis inventionem
–11 Arte sua usus, diligenter fabricet vas
–13 Per scientiam suæ artis figuret illud
14– 4 Etiam si sine arte aliquis adeat mare
–19 Elaboravit arte sua
15– 4 Non e. in errorem induxit hom.. malæ artis excogitatio
17– 7 Magicæ artis oppositi erant derisus
Eccli. 38– 3 Unusquisque in arte sua sapiens est
–39 Deprecatio illorum in operatione artis,
2 *Mac.* 13–18 Arte difficultatem locorum tentabat
Act. 17–29 Non debemus æstimare... sculpturæ artis
18– 3 Et quia ejusdem erat artis, manebat apud eos
Erant a. scenofactoriæ artis
Apoc. 18–22 Omnis artifex omnis artis non invenietur

ARSA.

Præfectus urbis Thersa. In domo sua Zamri Elam interfecit, regem Israel. Anno mundi 3106, *ante J. Ch.* 948.

3 *Reg.* 16– 9 In domo Arsa præfecti Thersa.

ARSACES. *Rex Persidis et Mediæ.*

1 *Mac.* 14– 2 Audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ
– 3 Et duxit eum ad Arsacem
15–22 Attalo, et Ariarathi, et Arsacem

ARTABÆ.

Dan. 14– 2 Impendebantur (*in Bel*)... similæ artabæ duodecim

ARTAXERXES I.

Iste Artaxerxes idem est atque Cambyses, qui Cyro patri successit. Etsi enim hoc videtur ambiguum, tamen ex tertio Esdræ, cap. 2, num. 16, *et* L. XX *Sixti eodem loco id declaratur : Quæ enim hic dicuntur scripta ad Assuerum, ibi leguntur ad Artaxerxem data. Imo in aliquibus codicibus ita scriptum est hujus capitis versiculo sexto : In regno autem Assueri, ipse est, Artaxerxes.*

1 *Esdr.* 4– 7 In diebus Artaxerxis scripsit Beselam
Ad Artaxerxem regem Persarum
– 8 Scripserunt... Artaxerxi regi
–11 Artaxerxi regi... salutem dicunt
–23 Exemplum edicti Artaxerxis regis
6–14 Cyro, et Dario et Artaxerxe

ARTAXERXES II.

Artaxerxes Longimanus, rex Persarum, quo regnante Esdras de Babylone reversus est, post reditum Zorobabelis.

7– 1 In regno Artaxerxis regis Persarum
– 7 Anno septimo Artaxerxis regis
–11 Quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti
–12 Artaxerxes rex regum Esdræ sacerdoti
–21 Ego Artaxerxes rex, statui atque decrevi
8– 1 In regno Artaxerxis regis
2 *Esdr.* 2– 1 Anno vigesimo Artaxerxis regis
5–14 Annum trigesimum secundum Artaxerxis
13– 6 Anno trigesimo secundo Artaxerxis
Esth. 11– 2 Regnante Artaxerxe maximo
12– 2 Didicit quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere
13– 1 Rex maximus Artaxerxes ab India usque Æthiopiam
16– 1 Rex magnus Artaxerxes ab India

ARTEMAS.

Anno Christi 55. *Sancti Pauli discipulus, qui in Cretam (hodie vero Candiam) missus est ut loco Titi Evangelium prædicaret.*

Tit. 3–12 Cum misero ad te Artemam, aut Tychicum

ARTEMON.

Act. 27–40 Levato artemone secundum auræ flatum tendebant ad littus

ARTICULUS.

Gen. 7–13 In articulo diei illius ingressus est Noë
Dan. 5– 5 Rex aspiciebat articulos manus scribentis
–24 Idcirco ab eo missus est articulus manus
10–10 Erexit me... super articulos manuum m.

ARTIFEX.

Exod. 36– 4 Unde artifices venire compulsi.
38–23 Qui et ipse artifex lignorum egregius fuit
Deut. 27–15 Opus manuum artificum
1 *Reg.* 5–11 Misit q. Hiram... et artifices lignorum
Artificesque lapidum ad parietes
3 *Reg.* 7–14 Artificem ærarium, (*misit Salomon*)
4 *Reg.* 17–15 Ut distribuerent eam artificibus
24–14 Omnem artificem, et clusorem
–16 Artifices, et clusores mille,
1 *Par.* 4–14 Saraia a.genuit Joab patrem Vallis artificum
Ibi quippe artifices erant
14– 1 Misit q. Hiram... et artifices parietum
22–15 Habes quoque; plurimos artifices
Cæmentarios artificesque lignorum
29– 5 Opera fiant per manus artificum
2 *Par.* 2– 7 Cum his artificibus, quos mecum habeo
–14 Cum artificibus tuis et cum
Artificibus domini mei David patris tui
24–12 Educebant... artifices operum singulorum
34–11 At illi dederunt eam artificibus
–17 Datumq. est præfectis artificum
2 *Esdr.* 11–35 Et Ono valle artificum.
Eccle. 9–11 Vidi sub sole... nec artificum gratiam
Cant. 7– 1 Monilia quæ fabricata sint manu artificis
Sap. 7–21 Omnium enim artifex docuit me sapientia
8– 6 Quis horum, quæ sunt, magis quam illa est artifex
13– 1 Neque operibus attendentes agnoverunt quis esset artifex
–11 Aut si quis artifex aper de silva
14– 2 Artifex sapientia fabricavit sua.
–18 Artificis eximia diligentia
Eccli. 9–24 In manu artificum opera laudabuntur
45–13 Torto cocco opus artificis gemmis pretiosis
Isai. 40–20 Artifex sapiens quærit quomodo statuat simulacrum
44–13 Artifex lignarius extendit normam
Jerem. 10– 3 Præcidit opus manus artificis in ascia
– 9 Opus artificis, et manus ærarii
Opus artificum universa hæc
–14 Confusus est artifex omnis in sculptili
Baruc. 6–46 Artifices etiam ipsi, qui ea faciunt
Osee. 8– 6 Artifex fecit illum, et non est Deus
13– 2 Factura artificum totum est
Act. 19–24 Præstabat artificibus non modicum quæstum
–38 Si Demetrius et qui cum eo sunt artifices
Hebr. 11–10 Cujus artifex et conditor Deus
Apoc. 18–22 Omnis artifex omnis artis non invenietur

ARTIFICIUM.

Act. 19–25 Scitis quia de hoc artificio est nobis acquisitio

ARTUS.

Levit. 1– 6 Artus in frusta concident
8–20 Caput ejus, et artus, et adipem adolevit
Job. 16– 8 In nihilum redacti sunt omnes artus mei

ARUBOTH.

Nomen loci, qui videtur pertinuisse ad tribum Judæ.

3 *Reg.* 4–10 Benhesed in Aruboth

ARUINA, ARUINULA.

Exod. 29–22 Tolles... et caudam et aruinam,
Levit. 3–15 Aruinam jecoris cum renunculis
8–16 Duosque renunculos cum aruinulis suis
Job. 15–27 De lateribus ejus aruina dependet

ARULA.

Exod. 27– 5 Quos pones subter arulam altaris
38– 4 Et subter eam in altaris media arulam
Jerem. 36–22 Posita erat arula coram eo plena prunis
–23 Projecit in ignem qui erat super arulam
Igni, qui erat in arula

ARUM.

1 *Par.* 4– 8 Cognationem Aharehel filii Arum

ARUNDO.

2 *Reg.* 14–15 Sicut moveri solet arundo in aqua
Psal. 67–31 Increpa feras arundinis
Matth. 11– 7 Arundinem vento agitatam?
12–20 Arundinem quassatam non confringet
27–29 Posuerunt... arundinem in dextera ejus
–30 Acceperunt arundinem, et percutiebant
–48 Et imposuit arundini, et dabat ei bibere
Marc. 15–19 Percutiebant caput ejus arundine
Luc. 7–24 Arundinem vento agitatam
Apoc. 21–16 Mensus est civitatem de arundine aurea

ARUNDINETUM.

Josue. 16– 8 Pertransit contra mare in Vallem arundineti
Josue. 17– 9 Descendisque terminus Vallis arundineti
Sap. 3– 7 Tanquam scintillæ in arundineto discurrent

ARUNDINEUS.

4 *Reg.* 18–21 An speras in baculo arundineo,
Isai. 36– 6 Ecce confidis super baculum arundineum
Ezech. 29– 6 Pro eo quod fuisti baculus arundineus
Apoc. 21–15 Habebat mensuram arundineam auream

ARUSPICES.

4 *Reg.* 21– 6 Fecit pythones et aruspices multiplicavit
23– 5 Et delevit aruspices quos posuerant reges
Dan. 2–27 Aruspices nequeunt indicare regi
4– 4 Tunc ingrediebantur arioli... et aruspices
5– 7 Ut introducerent magos, Chaldæos et aruspices
–11 Principem... Chaldæorum, et aruspicum constituit

ARVA.

Jerem. 23–10 Arefacta sunt arva deserti
25–37 Conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris Domini
Habac. 3–17 Et arva non afferent cibum

ARX.

2 *Reg.* 5– 7 Cepit autem David arcem Sion
– 9 Habitavit a. David in arce
1 *Par.* 11– 5 Porro David cepit arcem Sion, quæ est Civitas David
– 7 Habitavit autem David in arce
Prov. 9– 3 Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem
1 *Mac.* 1–35 Et facta est illis in arcem
3–45 Filii alienigenarum erant in arce
4– 2 Et filii, qui erant ex arce erant illis duces
–41 Adversus eos qui erant in arce
6–18 Et hi qui erant in arce, concluserant
–26 Ecce applicuerunt hodie ad arcem Jerusalem
–32 Et recessit Judas ab arce
9–52 Munivit...et Gazaram, et arcem, et posuit
–53 Posuit eos in arce in Jerusalem in custodiam
10– 6 Obsides, qui erant in arce, jussit tradi ei
– 7 Et eorum qui in arce erant
–32 Remitto etiam potestatem arcis
11–20 Ut expugnarent arcem, quæ est Jerusalem
–21 Renuntiav.. quod Jonathas obsideret arcem
–22 Scripsit Jonathæ ne obsideret arcem
–41 Ut ejiceret.., qui in arce erant in Jerusalem
12–36 Inter medium arcis et civitatis
13–21 Qui autem in arce erant, miserunt
–49 Qui autem erant in arce Jerusalem
–50 Mundavit arcem a contaminationibus
–53 Munivit montem templi qui erat secus arcem
14– 7 Dominatus est Gazaræ, Bethsuræ, et arci
–36 In arce, de qua procedebant
15–28 Vos tenetis... et arcem quæ est in Jerusalem
2 *Mac.* 4–12 Sub ipsa arce gymnasium constituere
–27 Sostratus qui arci erat præpositus
5– 5 Menelaüs fugit in arcem
15–32 Accersiit et eos qui in arce erant
–35 Suspendit a. Nicanoris caput in summa arce,

AS.

Matth. 10–29 Nonne duo passeres asse veneunt?

ASA.

Anno mundi 3079, *ante J. Ch.* 975. *Filius et successor Abiæ regis Juda. Cor Asa perfectum erat coram Domino. Subvertit altaria peregrini cultus et excelsa, et confregit statuas, lucosque succidit; attamen excelsa non abstulit fana quæ ad montem Oliveti fabricaverat Salomon, quæ vero multis post annis diruit Josias. Persolvit Domino ea quæ voverat pater suus. Cum autem postea peccasset, spem in Gentilium auxiliis collocando et præterea medicis nimium fidendo, cum podagra laboravit, propheta Hanani, eum jussu et imperio Dei vituperavit, quem in carcerem misit Asa. Denique podagra mortuus est anno mundi* 3121, *ante J. Ch.* 933. *Regnaverat* 41 *annis. Ei successit filius suus Josaphat.*

3 *Reg.* 15– 8 Regnavit Asa filius ejus pro eo
– 9 In anno... 20 Jerob. regnavit Asa rex Juda
–11 Et fecit Asa rectum ante conspectum Dom.
–14 Cor Asa perfectum erat cum Domino
–16 Bellum autem erat inter Asa et Baasa
–17 Ut non posset... ingredi de parte Asa
–18 Tollens itaque Asa omne argentum
–20 Acquiescens Benadad regi Asa
–22 Rex a. Asa nuntium misit
Extruxit de eis rex Asa Gabaa
–23 Reliqua a. omnium sermonum Asa

3 *Reg.* 15-25 Anno secundo Asa regis Juda
-28 In anno tertio Asa regis Juda
-32 Fuitque bellum inter Asa
-33 Anno tertio Asa regis Juda
16- 8 Anno vigesimo sexto Asa regis Juda
-10 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-15 Anno vigesimo septimo Asa regis
-23 Anno trigesimo primo Asa regis Juda
-29 Anno trigesimo octavo Asa regis
22-41 Josaphat vero filius Asa regnare cœpit
-43 Et ambulavit in omni via Asa
-47 Remanserant in diebus Asa patris ejus
1 *Par.* 3-10 Cujus Abia filius genuit Asa
2 *Par.* 14- 1 Regnavitque Asa filius ejus pro eo
- 2 Fecit autem Asa quod bonum
- 8 Habuit autem Asa in exercitu suo
-10 Porro Asa perrexit obviam ei
-12 Exterruit coram Asa et Juda
-13 Et persecutus est eos Asa
15- 2 Egressus est in occursum Asa et dixit ei : Audite me, Asa et omnis Juda
- 8 Quod cum audisset Asa
-10 Anno decimo quinto regni Asa
-16 Sed et Maacham matrem Asa regis..deposuit
-17 Attamen cor Asa erat perfectum
-19 Bellum v. non fuit usque ad triges. annum regni Asa
16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi de regno Asa
- 2 Protulit ergo Asa argentum et aurum
- 6 Porro Asa rex assumpsit universum Judam
- 7 Venit Hanani proph. ad Asa regem Juda
-10 Iratusque Asa adversus Videntem
-11 Opera autem Asa prima et novissima
-12 Ægrotavit etiam Asa anno 39 regni sui
17- 2 Quas cœperat Asa pater ejus
20-32 Et ambulavit in via patris sui Asa
21-12 Et in viis Asa regis Juda
Jerem. 41- 9 Ipse est, quem fecit rex Asa
Matth. 1- 7 Abias autem genuit Asa
Asa autem genuit Josaphat

ASA II.

Levites, filius Elcana et pater Barachiæ, qui post reditum e captivitate Babylonis commoratus est in Jerusalem.

1 *Par.* 9-16 Barachia filius Asa filii Elcana.

ASAA.

Consiliarius Josiæ regis Juda, quem misit rex ad prophetidem Holdam ad eam consulendam de libro Legis reperto.

2 *Par.* 34-20 Et Asaæ servo regis, dicens :

ASAEL I.

Anno mundi 2982, ante J. Ch. 1072. Filius tertius Sarviæ, fraterque Joab; fuit inter fortiores viros exercitus David; eum autem interfecit Abner. Hanc vero cædem Joab frater, tribus post annis vindicavit in Abner, cui mortem intulit in via Hebron anno 2985.

2 *Reg.* 2-18 Tres filii Sarviæ, Joab, et Abisaï et Asaël. Porro Asaël cursor velocissimus fuit
-19 Persequebatur autem Asaël Abner
-20 Tu-ne es Asaël ? Qui resp. Ego sum
-21 Noluit autem Asael omittere quin urgeret eum
-22 Rursumque locutus est Abner ad Asaël
-23 In quo (*loco*) ceciderat Asael.. subsistebant
-30 Defuerunt de pueris David.. excepto Asaële
-32 Tuleruntq. Asaël et sepelierunt eum
23-24 Asaël frater Joab inter triginta
1 *P. r.* 2-16 Abisaï, Joab, et Asaël, tres.
11-26 Fortissimi viri in exercitu, Asahel
27- 7 Quartus, mense quarto, Asahel

ASAEL II.

Unus fuit Levitarum quos Josaphat rex Juda adhibuit ut populum Israel Legem Domini docerent.

2 *Par.* 17- 8 Cum eis Levitas... Zabadiam, Asaël

ASAEL III.

Pater Jonathan. Is fuit unus ex iis qui cum Esdra quæsierunt et numeraverunt Israelitas qui duxerant uxores alienigenas in captivitate Babylonis, et liberos ex iis connubiis procreatos.

2 *Par.* 31-13 Nabath, et Azaël, et Jerimoth.

ASAIA I. *Idem est ac Asaa, quem videsis.*

4 *Reg.* 22-12 Et Asaiæ servo regis, dicens
-14 Ierunt... et Asaia ad Holdam prophetidem

ASAIA II. *Unus de nepotibus Simeon.*

1 *Par.* 4-36 Isuhaïa, et Asaïa et Adiel

ASAIA III.

Ex filiis Merari, qui præfuit fratribus ducentis et viginti. Sequebatur arcam Domini cum reduceretur e domo Obededom.

1 *Par.* 6-30 Haggia filius ejus, Asaïa filius ejus
15- 6 De filiis Merari, Asaia princeps et fratres ejus ducenti viginti
-11 Vocavitq. David Sadoc... Uriel, Asaïam

ASAIA IV.

Filius primogenitus Siloni. Fuit inter primos qui post reditum e captivitate Babylonis habitaverunt in possessionibus, et in urbibus suis. Erat de tribu Juda.

1 *Par.* 9- 5 Et de Siloni : Asaïa primogenitus et filii ejus.

ASALELPHUNI.

Filia Etham et soror Jesrael, Jesema et Jedebos.

1 *Par.* 4- 3 Nomen quoque sororis eorum Asalelphuni

ASAN. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-42 Labana et Ether et Asan
19- 7 Aïn, Remmon et Athar et Asan
1 *Reg.* 30-30 Et qui in lacu Asan,
1 *Par.* 4-32 Remmon, et Thochen, et Asan, civitates
6-50 Asan quoque et Bethseme et suburbana

ASANA. *De tribu Benjamin.*

1 *Par.* 9- 7 Filii Odnia, filii Asana :

ASAPH.

Quatuor sunt Asaph quos hic non separamus, quia ab interpretibus plurimis et quidem doctissimis confunduntur. Unus erat pater Johahe. Secundus erat filius Barachiæ. Tertius erat Levites de filiis Core. Quartus denique pater erat Zechri, de familia Merari.

4 *Reg.* 18-18 Johahe filius Asaph a commentariis
-37 Johahe filius Asaph a commentariis
1 *Par.* 6-39 Et frater ejus Asaph, qui stabat a dextris Asaph filius Barachiæ.
9-15 Filii Zechri, filii Asaph
15-17 Asaph filium Barachiæ
-19 Porro cantores Heman, Asaph, et Ethan
16- 5 Asaph principem;
Asaph autem ut cymbalis personaret
- 7 Fecit David principem ad confitendum Domino Asaph
-37 Asaph et fratres ejus
25- 1 Segregaverunt... filios Asaph, et Heman et Idithun.
-2 De filiis Asaph :
Asarelam filii Asaph
Sub manu Asaph prophetantis juxta regem
- 6 Asaph videlicet, et Idithun et Heman
- 9 Prima sors Joseph qui erat de Asaph
26- 1 Filius Core, de filiis Asaph
2 *Par.* 5-12 Cantores, id est, qui sub Asaph erant
20-14 Levites de filiis Asaph
29-13 De filiis quoque Asaph, Zacharias
-30 Et Asaph Videntis
35-15 Porro cantores filii Asaph stabant in ordine
1 *Esdr.* 2-41 Filii Asaph, centum viginti octo
3-10 Levitæ filii Asaph in cymbalis
2 *Esdr.* 2- 8 Epist. ad Asaph custodem saltus regis
7-45 Filii Asaph centum quadraginta octo
11-17 Filius Asaph, princeps ad laudandum
De filiis Asaph, cantores in ministerio
12-45 In diebus David et Asaph ab exordio
Psal. 49- 1 Psalmus Asaph
72- 1 Psalmus Asaph
73- 1 Intellectus Asaph
74- 1 Psalmus cantici Asaph
75- 1 Psalmus Asaph, canticum ad Assyrios
76- 1 Pro Idithun, Psalmus Asaph
77- 1 Intellectus Asaph
78- 1 Psalmus Asaph
79- 1 Testimonium Asaph, Psalmus
80- 1 Pro torcularibus Psalmus ipsi Asaph.
81- 1 Psalmus Asaph
82- 1 Canticum Psalmi Asaph
Isai. 36- 3 Johahe filius Asaph a commentariis
-22 Johahe filius Asaph a commentariis

ASARAMEL, *nomen loci.*

1 *Mac.* 14-27 Sub Simone sacerdote magno in Asaramel

ASARELA. *Filius quartus Asaph.*

1 *Par.* 25- 2 Nathania, et Asarela

ASARHADDON. *Filius Sennacherib.*

4 *Reg.* 19-37 Regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo
Isai. 37-38 Regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo

ASARMOTH. *Filius Jectan.*

Gen. 10-26 Et Asarmoth, Jare
1 *Par.* 1-20 Et Asarmoth, et Jare

ASASONTHAMAR. *Urbs de tribu Juda.*

Gen. 14- 7 Qui habitabat in Asasonthamar
2 *Par.* 20- 2 Ecce consistunt in Asasonthamar, quæ est Engaddi

ASBAI. *Pater Naarai.*

1 *Par.* 11-16 Naraï filius Asbaï

ASBEL.

Filius Benjamin, a quo Asbelitæ.

Gen. 46-21 Asbel, et Gera et Naaman,
Num. 26-38 Asbel, a quo familia Asbelitarum
1 *Par.* 8- 1 Asbel secundum, Ahara tertium

ASBELITÆ.

Num. 26-38 Asbel a quo familia Asbelitarum

ASCALON.

Urbs Idumææ et de tribu Juda.

Judic. 1-18 Cepitq. Judas... et Ascalonem, atque Accaron
14-19 Descenditque Ascalonem et percussit ibi
1 *Reg.* 6-17 Gaza unum, Ascalon unum,
2 *Reg.* 1-20 Neque annuntiatis in compitis Ascalonis
Jerem. 25-20 Ascaloni, et Gazæ, et Accaron
47- 5 Conticuit Ascalon, et reliquiæ vallis
- 7 Præceperit et adversus Ascalonem
Amos. 1- 8 Tenentem sceptrum de Ascalone
Soph. 2- 4 Quia Gaza destructa erit, et Ascalon in desertum
- 7 In domibus Ascalonis ad vesperam requiescent
Zach. 9- 5 Videbit Ascalon, et timebit
Et Ascalon non habitabitur
1 *Mac.* 10-86 Et applicuit ea Ascalonem
11-60 Et venit Ascalonem, et occurrerunt ei honorifice
12-33 Venit usque ad Ascalonem

ASCALONITÆ.

Josue. 13- 3 Ascalonitas, Gethæos, et Accaronitas

ASCELLA.

Levit. 1-17 Confringetque ascellas ejus et non secabit
Prov. 19-24 Abscondit piger manum suam sub ascella
26-15 Abscondit piger manum sub ascella sua

ASCENDO.

Gen. 2- 6 Sed fons ascendebat e terra
13- 1 Ascendit ergo Abram de Ægypto, ipse et uxor
17-22 Ascendit Deus ad Abraham
19-28 Viditque ascendentem favillam de terra
-30 Ascenditque Lot de Segor et mansit in monte
24-61 Ascensis camelis, secutæ sunt virum
26-23 Ascendit autem ex illo in Bersabee
28-12 Angelos quoque Dei ascendentes
30-41 Quando primo tempore ascendebantur oves
31-10 Vidi in somnis ascendentes mares super fœminas
-12 Vidi universos masculos ascendentes super fœminas
32-26 Dimitte me, jam enim ascendit aurora
35- 1 Surge, et ascende Bethel, et habita ibi
- 3 Surgite et ascendamus in Bethel
38-12 Ascendebat ad tonsores ovium suarum
-13 Quod socer ascenderet in Thamnas
41- 2 De quo ascendebant septem boves
-43 Fecitque eum ascendere super currum secundum
44-24 Cum ergo ascendissemus ad famulum
-33 Puer ascendat cum fratribus suis
45- 9 Festinate, ascendite ad patrem meum
-25 Qui ascendentes ex Ægypto, venerunt
46-29 Juncto Joseph curru suo ascendit obviam patri suo
-31 Ascendam et nuntiabo Pharaoni
49- 4 Quia ascendisti cubile patris tui
- 9 Ad prædam, fili mi, ascendisti
50- 5 Ascendam igitur et sepeliam patrem meum
- 6 Ascende et sepeli patrem tuum
- 7 Quo ascendente, ierunt cum eo omnes senes
-23 Ascendere vos faciet de terra ista
Exod. 2-23 Ascenditque clamor eorum ad Deum de operibus

Exod. 8- 3 Quæ ascendent, et ingredientes domum tuam
- 6 Et ascenderunt ranæ, operueruntq. terram
10-14 Ascenderunt super universam terram
12-38 Innumerabile ascendit cum eis, oves
13-18 Armati ascenderunt filii Israel de terra Ægypti
15-14 Ascenderunt populi, et irati sunt
16-13 Et ascendens coturnix, cooperuit castra
17-10 Moyses a. Aaron et Hur ascenderunt super verticem collis
19- 3 Moyses autem ascendit ad Deum
-12 Cavete ne ascendatis in montem
-13 Tunc ascendant in montem
-18 Et ascenderet fumus ex eo quasi de fornace
-20 Quo cum ascendisset, dixit
-23 Non poterit vulgus ascendere in montem Sinaï
-24 Ascendesque tu, et Aaron tecum
20-26 Non ascendes per gradus ad altare meum
24- 1 Ascende ad Dominum tu, et Aaron
- 2 Solusque Moyses ascendet ad Dominum
Nec populus ascendet cum eo
- 9 Ascenderuntque Moyses et Aaron
-12 Ascende ad me in montem et esto ibi
-13 Ascendensque Moyses in montem Dei
-15 Cumque ascendisset Moyses, operuit nubes montem
32-30 Ascendam ad Dominum, si quomodo quivero
33- 1 Vade, ascende de loco isto tu
- 3 Non enim ascendam tecum
- 5 Semel ascendam in medio tui et delebo te
34- 2 Ut ascendas statim in montem Sinaï
- 3 Nullus ascendat tecum
- 4 De nocte consurgens ascendit in montem Sinaï
-24 Ascendente te, et apparente in conspectu Domini
Num. 11- 4 Quod ascenderat cum eis
13-18 Ascendite per meridianam plagam
-22 Cumque ascendissent, exploraverunt terram
-23 Ascenderuntque ad Meridiem
-31 Ascendamus, et possideamus terram
-32 Nequaquam ad hunc populum valemus ascendere
14-40 Ascenderunt verticem montis
Parati sumus ascendere ad locum,
-42 Nolite ascendere : non enim est Dominus vobiscum
-44 At illi contenebrati ascenderunt in verticem montis
20- 5 Quare nos fecistis ascendere de Ægypto
-27 Ascenderunt in montem Hor
21-17 Ascendat puteus
-33 Ascenderunt per viam Basan
27-12 Ascende in montem istum Abarim
32-11 Qui ascenderunt ex Ægypto
33-38 Ascenditque Aaron sacerdos in montem Hor
Deut. 1-21 Ascende, et posside eam
-22 Renuntient per quod iter debeamus ascendere
-24 Qui cum ascendissent in montana
-26 Et noluistis ascendere, sed increduli
-28 Quo ascendemus ?
-41 Ascendemus et pugnabimus
-42 Nolite ascendere, neque pugnetis
-43 Tumentes superbia ascendistis in montem
3- 1 Itaque conversi ascendimus per iter Basan
-27 Ascende cacumen Phasgæ
5- 5 Non ascendistis in montem
9- 9 Quando ascendi in montem, ut acciperem tabulas
-23 Ascendite, et possidete terram, quam dedi
10- 1 Ascende ad me in montem
- 3 Ascendi in montem habens eas in manibus
17- 8 Surge et ascende ad locum, quem elegerit Dominus
28-43 Advena qui tecum... ascendet super te
30-12 Quis nostrum valet ad cœlum ascendere
32-49 Ascende in montem istum Abarim
34- 1 Ascendit ergo Moyses de campestribus Moab
Josue. 2- 6 Ipsa a. fecit ascendere viros in solarium
- 8 Et ecce mulier ascendit ad eos et ait :
4-16 Præcipe sacerdotibus... ut ascendant de Jordane
-17 Ascendite de Jordane
-18 Cumque ascendissent portantes arcam
-19 Populus autem ascendit de Jordane
6-20 Et ascendit unusquisque per locum
7- 2 Ascendite, et explorate terram
- 4 Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum
8- 1 Consurgens ascende in oppidum Haï
- 3 Ut ascenderent in Haï

Josue. 8-10 Ascendit cum senioribus in fronte exercitus
-11 Cumque venissent et ascendissent
-21 Et fumus urbis ascenderet
10- 4 Ad me ascendite, et ferte præsidium
- 5 Congregati igitur ascenderunt quinque reges
- 6 Ascende cito, et libera nos
- 7 Ascenditque Josuë de Galgalis
- 9 Tota nocte ascendens de Galgalis
-33 Eo tempore ascendit Horan rex Gazer
-36 Ascendit quoque cum omni Israël de Eglon
11-17 Partem montis quæ ascendit Seir
12- 7 Usque ad montem cujus pars ascendit in Seïr
14- 8 Qui ascenderant mecum, dissolverunt cor populi
15- 3 Ascendique in Cadesbarne
Et pervenit in Esron ascendens ad Addar
- 6 Ascenditque terminus in Beth-Araba
Ascendens ad lapidem Boën filii Ruben
- 8 Ascenditque per convallem filii Ennom
16- 1 Solitudo quæ ascendit de Jericho ad mont..
17-15 Ascende in sylvam, et succide tibi
18-11 Et ascendit sors prima filiorum Benjamin
19-11 Ascenditque de Mari et Mecala
-12 Ascenditque contra Japhie.
-47 Ascenderuntque filii Dan et pugnaverunt
22-12 Ut ascenderent et dimicarent contra eos
-33 Nequaquam ultra dixerunt ut ascenderent contra eos
Judic. 1- 1 Dicentes : Quis ascendet ante nos
- 2 Dixit Dominus : Judas ascendet :
- 3 Ascende mecum in sortem meam
- 4 Ascenditque Judas, et tradidit Dominus
-16 Ascenderunt de civitate palmarum
-22 Domus quoque Joseph ascendit in Bethel
2- 1 Ascenditque Angelus Domini de Galgalis
4- 5 Ascendebantque ad eam filii Israël
-10 Ascendit cum decem millibus pugnatorum
-12 Quod ascendisset Barac... in m. Thabor
5-10 Qui ascenditis super nitentes asinos
6- 3 Ascendebat Madian et Amalec
-21 Ascenditque ignis de petra
8-11 Ascendensque Gedeon per viam eorum
9-48 Ascendit in montem Selmon cum omni populo
11-13 Quando ascendit de Ægypto, a finibus Arnon
12-14 Ascendentes super septuaginta pullos
13-20 Cumque ascenderet flamma altaris in cœlum
Angelus donum pariter in flamma ascendit
14- 2 Ascendit, et nuntiavit patri suo
-19 Iratusq. nimis ascendit in domum patris sui
15- 6 Ascenderuntque Philisthiim
- 9 Igitur ascendentes Philisthiim in terram Juda
-10 Cur ascendistis adversum nos ?
16-17 Ferrum nunquam ascendit super caput meum
-18 Ascendite adhuc semel
Qui ascenderunt, assumpta pecunia
18-12 Ascendentesque manserunt in Cariathiarim
19-30 Ex eo die quo ascenderunt patres nostri de Ægypto
20- 3 Quod ascendissent filii Israël in Maspha
-23 Ita ut prius ascenderent
Ascendite ad eos et inite certamen
-28 Ascendite, cras enim tradam eos in manus vestras
-38 Ut ascendente in altum fumo
21- 5 Quis non ascendit in exercitu Domini
- 8 Qui non ascendit ad Dominum in Maspha
Ruth. 4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam et sedit ibi.
1 Reg. 1- 3 Ascendebat vir ille de civitate sua
- 7 Cum redeunte tempore ascenderent ad templum
-11 Novacula non ascendet super caput ejus
-21 Ascendit autem vir ejus Elcana
-22 Et Anna non ascendit
2-19 Ascendens cum viro suo, ut immolaret
-28 Ut ascenderet ad altare meum
5-12 Ascendebat ululatus uniuscujusq. civitatis
6- 9 Ascenderit contra Bethsames
-20 Ad quem ascendet a nobis
7- 7 Et ascenderunt satrapæ Philisthinorum ad Israël
9-11 Cumque ascenderent clivum civitatis
-13 Antequam ascendat excelsum ad vescendum
-14 Et ascenderunt in civitatem
Ut ascenderet in excelsum
-19 Ascende ante me in excelsum
10- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes ad Deum
11- 1 Ascendit Naas Ammonites et pugnare cœpit
13- 5 Ascendentes castrametati sunt in Machmas
-15 Et ascendit de Galgalis in Gabaa

1 Reg. 13-15 Et reliqui populi ascenderunt post Saül
14- 9 Nec ascendamus ad eos
-10 Si autem dixerint : Ascendite ad nos
Ascendamus quia tradidit eos Dominus
-12 Ascendite ad nos, et ostendemus vobis rem
Ascendamus, sequere me
-13 Ascendit autem Jonathas manibus et pedibus reptans
-21 Ascenderantque cum eis in castris
15- 2 Cum ascenderet de Ægypto
- 6 Cum ascenderent de Ægypto
-34 Saül vero ascendit in domum suam in Gabaa
17-23 Apparuit vir ille spurius ascendens
-25 Num vidistis virum hunc qui ascendit
Ad exprobrandum enim Israëli ascendit
23-19 Ascenderunt autem Ziphæi ad Saül in Gabaa
24- 1 Ascendit ergo David inde
-23 David vero et viri ejus ascenderunt ad tutiora lo.
25- 5 Ascendite in Carmelum
-20 Cum ergo ascendisset asinum
-42 Et ascendit super asinum
26- 8 Et ascendit David, et viri ejus,
28-14 Vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio
29- 9 Non ascendet nobiscum in prælium
-11 Philisthiim autem ascenderunt in Jezrahel
30-17 Qui ascenderant camelos et fugerant
2 Reg. 2- 1 Num ascendam in unam de civitatibus Juda
Ait Dominus ad eum : Ascende
Dixitque ; David : Quo ascendam ?
- 2 Ascendit ergo David et duæ uxores ejus
5-17 Ascenderunt universi ut quærerent David
-19 Si ascendam ad Philisthiim
Ascende, quia tradens dabo Philisthiim
-22 Ut ascenderent, et diffusi sunt in valle
-23 Si ascendam contra Philisthæos
Non ascendas contra eos, sed gyra
13-29 Omnes filii regis ascenderunt singuli mulas
15-24 Ascendit Abiathar, donec expletus esset
-30 Porro David ascendebat clivum olivarum
Operto capite ascendebat plorans
-32 Cumque ascenderet David summitatem montis
17-21 Ascenderunt illi de puteo
18-33 Ascendit cœnaculum portæ, et flevit.
19-26 Ascendens abirem cum rege ; claudus enim sum
-34 Ut ascendam cum rege in Jerusalem
22- 9 Ascendit fumus de naribus ejus
-11 Et ascendit super Cherubim et volavit
23-10 Cumque ascendissent viri Israël
24-18 Dixit ei : Ascende, et constitue altare
-19 Ascendit David juxta sermonem Gad
3 Reg. 1-35 Et ascendetis post eum et veniet
-40 Ascendit universa multitudo post eum
-45 Ascenderunt inde lætantes et insonuit civitas
2-34 Ascendit itaque Banaïas filius Joiadæ
6- 8 Per cochleam ascendebant in medium cænaculum
9-16 Pharao rex Ægypti ascendit et cepit Gazer
-24 Filia a. Pharaonis ascendit de civitate David
11-15 Et ascendisset Joab princeps militiæ
12-18 Rex Roboam festinus ascendit currum
-24 Non ascendetis, neque bellabitis
-27 Si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia
-28 Nolite ultra ascendere in Jerusalem
-32 Ascendens altare, similiter fecit in Bethel
-33 Et ascendit super altare quod extruxerat
13-13 Qui cum stravissent, ascendit
14-25 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
15-17 Ascendit quoque Baasa rex Israël in Judam
16-17 Ascendit ergo Amri, et omnis Israël
18-41 Ascende, comede, et bibe
-42 Ascendit Achab ut comederet et biberet
Elias autem ascendit in verticem Carmeli
-43 Ascende, et prospice contra mare
Qui cum ascendisset, et contemplatus esset, ait :
-44 Nubecula, etc. ascendebat de mari
Ascende, et dic Achab : Junge currum
-45 Ascendens itaque Achab abiit in Jezrahel
20- 1 Ascendens pugnabat contra Samariam
-22 Sequenti e. anno rex Syriæ ascendet contra te
-26 Et ascendit in Aphec, ut pugnaret
22- 6 Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis
-12 Ascende in Ramoth Galaad
-15 Ascende, et vade prospere
-20 Ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad
-29 Ascendit itaque rex Israël
4 Reg. 1- 3 Surge, et ascende in occursum nuntiorum
- 4 De lectulo super quem ascendisti, non descendes

4 Reg. 1- 6 De lectulo super quem ascendisti, non descendes
- 9 Qui ascendit ad eum :
2-12 Ascendit Elias per turbinem in cœlum
-23 Ascendit autem inde in Bethel
Cumque ascenderet per viam
Ascende calve, ascende calve
3- 7 Qui respondit : Ascendam :
- 8 Per quam viam ascendemus?
4-21 Ascendit autem, et collocavit eum
-34 Ascendit, et incubuit super puerum
-35 Et ascendit, et incubuit super eum
6-24 Ascendit, et obsidebat Samariam
9-16 Ascendit, et profectus est in Jezrahel
-18 Abiit ergo qui ascenderat currum
12-10 Ascendebat scriba regis et pontifex
-17 Tunc ascendit Hazael rex Syriæ
Et direxit faciem suam ut ascenderet in Jerusalem
14-11 Ascenditque Joas rex Israël
15-14 Et ascendit Manahem filius Gadi
16- 5 Tunc ascendit Rasin rex Syriæ
- 7 Ascende, et salvum me fac de manu regis Syriæ
- 9 Ascendit enim rex Assyriorum in Damascum
-12 Ascenditque et immolavit holocausta
17- 3 Contra hunc ascendit Salmanasar
- 5 Et ascendens Samariam obsedit eam
18- 9 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum
-13 Anno 14 reg. Ezech. ascendit Sennacherib rex
-17 Qui cum ascendissent, venerunt Jerusalem
-25 Ascendi numquid sine Dom. volunt. ad locum istum
Ascende ad terram hanc et demolire eam
19-14 Ascendi in domum Domini
-23 Ascendi excelsa montium in sum. Libani
-28 Superbia tua ascendit in aures meas
20- 5 Die tertio ascendes templum Domini
- 8 Et quia ascensurus sum die tertia
- 9 Vis ut ascendat umbra decem lineis
23- 2 Ascenditque rex templum Domini
- 9 Verumtamen non ascendebant sacerdotes
-29 Ascendit Pharao Nechao rex Ægypti
24- 1 In diebus ejus ascendit Nabuchodonosor
-10 Ascenderunt servi Nabuchodonosor regis Babylonis
1 Par. 11- 6 Ascendit igitur primus Joab filius Sarviæ
13- 6 Ascendit David et omnis vir Israel
14- 8 Ascenderunt omnes ut quærerent eum
-10 Dicens : Si ascendam ad Philisthæos et si trades
Ascende, et tradam eos in manu tua
-11 Cumque illi ascendissent in Baalpharasim
-14 Non ascendas post eos, recede ab eis
21-18 Ut ascenderet, extrueretque altare Domino
-19 Ascendit ergo David juxta sermonem Gad
2 Par. 1- 6 Ascenditque Salomon ad altare æneum
9-18 Quibus ascendebatur ad solium
10-18 Rex Roboam currum festinavit ascendere
11- 4 Non ascendetis, neque pugnabitis
12- 2 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
16- 1 Ascendit Baasa rex Israël in Judam
18- 2 Persuasitque illi ut ascenderet in Ramoth
- 5 At illi, Ascende, inquiunt, et tradet Deus
-11 Dicebant : Ascende in Ramoth Galaad
-14 Cui ille respondit : Ascendite
-19 Ut ascendat et corruat in Ramoth
-28 Igitur ascenderunt rex Israël, et Josaphat
20-16 Ascensuri enim sunt per clivum montis
21-17 Et ascenderunt in terram Juda
24-23 Ascendit contra eum exercitus Syriæ
25-21 Ascendit igitur Joas rex Israel
29-20 Ascendit in domum Domini
34-30 Ascendit in domum Domini
35-20 Ascendit Nechao rex Ægypti
36- 6 Contra eum ascendit Nabuchodonosor
-16 Donec ascenderet furor Domini
-23 Sit Dominus Deus tuus cum eo et ascendat
1 Esdr. 1- 3 Ascendat in Jerusalem quæ est in Judæa
- 5 Ut ascenderent ad ædificandum templum
-11 Cum iis qui ascendebant de transmigratione
2- 1 Qui ascenderunt de captivitate
-59 Et hi qui ascenderunt de Thelmala
4-12 Quia Judæi qui ascenderunt a te ad nos
7- 6 Ipse Esdras ascendit de Babylone
- 7 Et ascenderunt de filiis Israel
- 9 Cœpit ascendere de Babylone
-28 Principes qui ascenderent mecum
8- 1 Genealogia eorum qui ascenderunt mecum
2 Esdr. 2-15 Et ascendi per torrentem nocte
4- 3 Si ascenderit vulpes, transiliet murum
7- 5 Census eorum qui ascenderant primum
- 6 Qui ascenderunt de captivitate migr.
-61 Hi sunt a. qui ascenderunt de Thelmala

2 Esdr. 12- 1 Levitæ qui ascenderunt cum Zorobabel
-31 Ascendere autem feci principes Juda
-36 Et contra eos ascenderunt in gradibus
Judith. 2-12 Ascenditque omnia castella eorum
5-23 Ascenderunt montana hæc omnia
-24 Ascendamus ad illos.
-28 Agnoscat Achior... ascendamus in montana
7- 1 Ut ascenderent contra Bethuliam
12- 8 Et ascendebat, orabat Dominum
1-16 Illa autem ascendens in eminentiorem locum
7- 9 Sic qui descenderit ad inferos, non ascendet
20- 6 Si ascenderit usque ad cœlum superbia
36-20 Ut ascendant populi pro eis
-33 Et ad eam possit ascendere
Psal. 17- 9 Ascendit fumus in ira ejus
-11 Ascendit super Cherubim et volavit
23- 3 Quis ascendet in montem Domini?
46- 6 Ascendit Deus in jubilo
67- 5 Iter facite ei qui ascendit super occasum
-19 Ascendisti in altum, cepisti captivitatem
-34 Qui ascendit super cœlum cœli
73-23 Superbia eorum, qui te oderunt, ascendit semper
75- 7 Dormitaverunt qui ascenderunt equos
77-21 Et ira ascendit in Israel
-31 Et ira Dei ascendit super eos
103- 8 Ascendunt montes, et descendunt campi
105- 7 Et irritaverunt ascendentes in mare
106-26 Ascendunt usque ad cœlos
121- 4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini
131- 3 Si ascendero in lectum strati mei
138- 8 Si ascendero in cœlum, tu illic es
Prov. 21-22 Civitatem fortium ascendit sapiens
25- 7 Melius est enim ut dicatur tibi : Ascende huc ;
30- 4 Quis ascendit in cœlum atque descendit?
Eccle. 3-21 Qui novit si spiritus... ascendat sursum
10- 4 Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te
Cant. 3- 6 Quæ est ista, quæ ascendit per desertum
4- 1 Quæ ascenderunt de monte Galaad
- 2 Quæ ascenderunt de lavacro
6- 5 Quæ ascenderunt de lavacro
7- 8 Dixi Ascendam in palmam
8- 5 Quæ est ista, quæ ascendit de deserto
Sap. 19-12 Ascendit illis de mari Ortygometra
Eccli. 35-19 A maxilla enim ascendunt usque ad cœlum
46-11 Ut ascenderet in excelsum terræ locum
48-20 In diebus ipsius ascendit Sennacherib
Isai. 2- 3 Ascendamus ad montem Domini
5- 6 Ascendent vepres et spinæ
-24 Germen eorum ut pulvis ascendet
7- 1 Ascendit Rasin rex Syriæ
- 6 Ascendamus ad Judam et suscitemus eum
8- 7 Ascendet super omnes rivos ejus
11- 1 Flos de radice ejus ascendet
-16 In die illa qua ascendit de terra Ægypti.
14- 8 Non ascendet qui succidat nos
-14 Ascendam super altitudinem nubium
15- 2 Ascendit domus, et Dibon ad excelsa
- 5 Per ascensum Luith flens ascendet
19- 1 Ecce Dominus ascendet super nubem
21- 2 Ascende Ælam, obside Mede
22- 1 Quia ascendisti et tu omnis in tecta?
30-16 Et super veloces ascendemus
32-13 Spinæ et vepres ascendent
34- 3 De cadaveribus eorum ascendet fœtor
-10 In sempiternum ascendet fumus ejus
35- 9 Mala bestia non ascendet per eam
36- 1 Ascendit Sennacherib rex Assyriorum
-10 Nunc numquid sine Domino ascendi
Ascende super terram istam et disperde
37-14 Ascendit in domum Domini
-24 Ego ascendi altitudinem montium
-29 Superbia tua ascendit in aures meas
38-22 Quod erit signum quia ascendam in domum Domini
40- 9 Super montem excelsum ascende tu
53- 2 Et ascendet sicut virgultum coram eo
55-13 Pro saliunca ascendet abies
57- 7 Illuc ascendisti ut immolares hostias
65-17 Non ascendent super cor
Jerem. 2- 6 Qui ascendere nos fecit de terra Ægypti
3-16 Neque ascendet surper cor, neq. record.
4- 7 Ascendit leo de cubili suo
-13 Ecce quasi nubes ascendet
-29 Ingressi sunt ardua et ascenderunt rupes
5-10 Ascendite muros ejus, et dissipate
6- 4 Consurgite, et ascendamus in meridie
- 5 Surgite et ascendamus in nocte,
-23 Super equos ascendent, præparati
9-21 Quia ascendit mors per fenestras nostras

Jerem. 14- 2 Clamor Jerusalem ascendit
17-25 Ascendentes in curribus et equis
19- 5 Nec ascenderunt in cor meum
22- 4 Ascendentes currus et equos, ipsi et servi
-20 Ascende Libanum, et clama
26-10 Ascenderunt de domo regis in domum Domini
31- 6 Surgite, et ascendamus in Sion ad Dominum
32-35 Nec ascendit in cor meum ut facerem
35-11 Cum autem ascendisset Nabuchodonosor
44-21 Et ascendit super cor ejus
46- 4 Jungite equos, et ascendite equites
- 7 Qui est iste, qui quasi flumen ascendit
- 8 Ægyptus fluminis instar ascendit
Ascendens operiam terram, perdam civit.
- 9 Ascendite equos, et exultate in curribus
-11 Ascende in Galaad, et tolle resinam
47- 2 Ecce aquæ ascendent ab Aquilone
48- 5 Luith plorans ascendet in fletu
-18 Quoniam vastator Moab ascendet ad te
49 19 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis
-22 Ecce quasi aquila ascendet, et avolabit
-28 Surgite et ascendite ad Cedar
-31 Consurgite et ascendite ad gentem quietam
50- 3 Quoniam ascendit contra eam gens
-21 Super terram dominantium ascende
-42 Et super equos ascendent, sicut vir
-44 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis
51- 3 Et non ascendat loricatus
-42 Ascendit super Babylonem mare
-50 Jerusalem ascendat super cor vestrum
-53 Si ascenderit Babylon in cœlum
Baruc. 3-29 Quis ascendit in cœlum, et accepit eam
4-25 Et super cervices ipsius ascendes
Ezech. 11-23 Et ascendit gloria Domini de medio civit.
13- 5 Non ascendistis ex adverso
26- 3 Ascendere faciam ad te gentes multas
Sicut ascendit mare fluctuans
36- 3 Ascendistis super labium linguæ
37- 8 Ecce super ea nervi et carnes ascenderunt
38-10 In die illa ascendent sermones super cor tuum
-11 Ascendam ad terram absque muro
-16 Ascendes super populum meum Israël
-18 Ascendet indignatio mea in furore meo
39- 2 Et ascendere te faciam de lateribus Aquilonis
40- 6 Et ascendit per gradus ejus
-26 Et in gradibus septem ascendebatur ad eam
-31 Octo gradus erant quibus ascendebatur per eam
-40 Quod ascendit ad ostium portæ
-49 Octo gradibus ascendebatur ad eam
41- 7 Ascendens sursum per cochleam
Et sic de inferioribus ascendebatur ad superiora
44-17 Nec ascendet super eos quidquam laneum
Dan. 7- 3 Quat. bestiæ grandes ascendebant de mari
11-23 Ascendet et superabit in modico populo
Osee. 1-11 Ponent sibimet caput unum et ascendent de terra :
4-15 Ne ascenderitis in Bethaven,
8- 9 Quia ipsi ascenderunt ad Assur
10- 8 Lappa et tribulus ascendet super aras
-11 Ascendam super Ephraïm, arabit Judas
13-15 Adducet ur. vent. de deserto ascendentem
14- 4 Super equum non ascendemus
Joel. 1- 6 Gens e. ascendit super terram meam
2- 7 Quasi viri bellatores ascendent murum
-20 Ascendet fœtor ejus et ascendet putredo ejus quia superbe egit...
3- 9 Ascendant omnes viri bellatores
-12 Ascendant Gentes in vallem Josaphat
Amos. 2-10 Qui ascendere vos feci de terra Ægypti
4-10 Ascendere feci putredinem castrorum
8- 8 Ascendet quasi fluvius universus
9- 2 Si ascenderint usque in cœlum, inde detraham eos
- 5 Ascendet sicut rivus amnis
- 7 Numquid non Israël ascendere feci
Abdiæ. -21 Ascendent salvatores in montem Sion
Jonæ. 1- 2 Quia ascendit malitia ejus coram me
4- 6 Ascendit super caput Jonæ
Mich. 2-13 Ascendet enim pandens iter ante eos
4- 3 Venite ascendamus ad montem Domini
Nahum. 2- 1 Ascendit qui dispergat coram te
- 5 Velociter ascendent muros ejus
3- 2 Vox flagelli et equitis ascendentis
Habac. 3- 8 Qui ascendens super equos tuos?
-16 Ut ascendam ad populum accinctum nostrum

Aggæi. 1- 8 Ascendite in montem, portate ligna
Zach. 1- 8 Ecce vir ascendens super equum rufum
9- 9 Ipse pauper et ascendens super asinam
14-16 Ascendent ab anno in annum
-17 Qui non ascenderit de familiis terræ ad Jerusalem
-18 Si familia Ægypti non ascenderit
Quæ non ascenderint ad celebrandam
1 Mac. 1-21 Et ascendit ad Israël
-22 Et ascendit Jerosolymam in multitudine gravi
3-15 Ascenderunt cum eo castra impiorum
4-36 Ascendamus nunc mundare sancta et renovare
-37 Et ascenderunt in montem Sion
5-31 Clamor belli ascendit ad cœlum sicut tuba
-54 Ascenderunt in montem Sion
6-48 Castra a. regis ascenderunt contra eos
7- 1 Ascendit cum paucis viris in civit. marit.
-33 Post hæc verba ascendit Nicanor in montem Sion
9-38 Ascenderunt, et absconderunt se
10- 1 Ascendit Alexander Antiochi filius
13- 2 Ascendit Jerusalem, et congregavit populum
-45 Ascenderunt qui erant in civitate
16- 1 Ascendit Joannes de Gazaris
2 Mac. 2- 4 In quo Moyses ascendit et vidit Dei hæred.
5-12 Per domos ascendentes trucidare
10-35 Feroci animo incedentes ascendebant
-36 Sed et alii similiter ascendentes
12- 3 Rogaverunt Judæos... ascendere scaphas,
13-26 Tunc ascendit Lysias tribunal
14- 1 Per portum Tripolis ascendisse ad loca opportuna
Matth. 3-16 Confestim ascendit de aqua
5- 1 Ascendit in montem, et cum sedisset
8-23 Et ascendente eo in naviculam
9- 1 Et ascendens in naviculam transfretavit
13- 2 Ita ut in naviculam ascendens sederet
14-22 Compulit Jesus Discipulos ascendere in naviculam
-23 Dimissa turba ascendit in montem solus orare
-32 Cum ascendissent in naviculam, cessavit
15-29 Et ascendens in montem, sedebat ibi
-39 Et dimissa turba ascendit in naviculam
17-26 Et eum piscem qui primus ascenderit, tolle
20-17 Ascendens Jesus Jerosolymam
-18 Ecce ascendimus Jerosolymam
Marc. 1-10 Et statim ascendens de aqua vidit cœlos
3-13 Et ascendens in montem vocavit ad se
4- 1 Ut navim ascendens sederet in mari
- 7 Et ascenderunt spinæ, et suffocaverunt illud
- 8 Dabat fructum ascendentem et crescentem
-32 Cum seminatum fuerit, ascendit
5-18 Cumque ascenderet navim,
6-32 Et ascendentes in navim, abierunt
-45 Coëgit Discipulos suos ascendere in navim
-51 Ascendit ad illos in navim, et cessavit ventus
8-10 Et statim ascendens navim cum Discipulis
-13 Et dimittens eos, ascendit iterum navim
10-32 Erant a. in via ascendentes Jerosolymam
-33 Quia ecce ascendimus Jerosolymam
15- 8 Et cum ascendisset turba, cœpit rogare
-41 Quæ simul cum eo ascenderant Jerosolymam
Luc. 2- 4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa
-42 Ascendentibus illis Jerosolymam
5- 3 Ascendens autem in unam navim
-19 Ascenderunt supra tectum
8-22 Ipse ascendit in naviculam
Et ascenderunt
-37 Ipse autem ascendens navim reversus est
9-28 Ascendit in montem ut oraret.
14-10 Amice, ascende superius
18-10 Duo homines ascenderunt in templum
-31 Ait illis : Ecce ascendimus Jerosolymam
19- 4 Et præcurrens ascendit in arborem sycomorum
-28 Præcedebat ascendens Jerosolymam
24-38 Cogitationes ascendunt in corda vestra
Joan. 1-51 Videbitis... Angelos Dei ascendentes
2-13 Ascendit Jesus Jerosolymam
3-13 Et nemo ascendit in cœlum, nisi qui
5- 1 Ascendit Jesus Jerosolymam
6-17 Cum ascendissent navim
-24 Ascenderunt in naviculas
-63 Si ergo vid... ascendentem ubi erat prius
7- 8 Vos ascendite ad diem festum hunc,
Ego autem non ascendo ad diem festum istum
-10 Ut autem ascenderunt fratres ejus
Tunc et ipse ascendit ad diem festum
Joan. 7-14 Ascendit Jesus in templum, et docebat
10- 1 Sed ascendit aliunde, ille fur est
11-55 Ascenderunt multi Jerosolymam
11-20 Ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo
20-17 Nondum enim ascendi ad Patrem meum
Ascendo ad Patrem meum
21- 3 Et ascenderunt in navim
-11 Ascendit Simon Petrus, et traxit rete
Act. 1-13 Ascenderunt ubi manebant Petrus et Joannes
2-34 Non enim David ascendit in cœlum
3- 1 Petrus a. et Joan. ascendebant in templum
7-23 Ascendit in cor ejus ut visitaret fratres
8-31 Rogavitque Philippum ut ascenderet
-39 Cum autem ascendissent de aqua
10- 4 Ascenderunt in memoriam in conspectu Dei
- 9 Ascendit Petrus in superiora ut oraret
11- 2 Cum a. ascendisset Petrus Jerosolymam
13-31 Qui simul ascenderant cum eo
15- 2 Statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas
18-22 Cæsaream ascendit, et salutavit Ecclesiam
20-11 Ascendens autem, frangensque panem
-13 Nos autem ascendentes navem
21- 2 Ascendentes navigavimus
- 4 Dicebant... ne ascenderet Jerosolymam
- 6 Ascendimus navem :
-12 Rogabamus... ne ascenderet Jerosolymam
-15 Ascendebamus in Jerusalem
24-11 Ex quo ascendi adorare in Jerusalem
25- 1 Post triduum ascendit Jerosolymam
- 9 Dixit : Vis Jerosolymam ascendere
27- 2 Ascendentes navim Adrumetinam
Rom. 10- 6 Quis ascendet in cœlum ? id est,
1 Cor. 2- 9 Nec in cor homin. ascendit,
Gal. 2- 1 Iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba
- 2 Ascendi autem secundum revelationem
Ephes. 4- 8 Ascendens in altum captivam duxit captivitatem
- 9 Quod autem ascendit quid est ?
-10 Qui ascendit super omnes cœlos
Apoc. 4- 1 Ascende huc, et ostendam tibi quæ oportet fieri
7- 2 Vidi alterum Angelum ascendentem ab ortu solis
8- 4 Ascendit fumus incensorum de orationibus
9- 2 Et ascendit fumus putei, sicut fumus
11- 7 Bestia quæ ascendit de abysso
-12 Dicentem eis : Ascendite huc
Et ascenderunt in cœlum in nube
13- 1 Et vidi de mari bestiam ascendentem
-11 Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra
14-11 Fumus tormentorum ascendet in sæcula
17- 8 Bestia... ascensura est de abysso
19- 3 Et fumus ejus ascendit in sæcula sæculorum
20- 8 Ascenderunt super latitudinem terræ

ASCENSIO.

Josue. 15- 7 Quæ est ex adverso ascensionis Adommim
1 Par. 26-16 Juxta portam quæ ducit ad viam ascensionis
Psalm. 83- 6 Ascensiones in corde suo disposuit
Osee. 2-15 Juxta dies ascensionis suæ de terra Ægypti
Amos. 9- 6 Qui ædificat in cœlo ascensionem suam.

ASCENSOR.

Gen. 49-17 Ut cadat ascensor ejus retro
Exod. 15- 1 Equum et ascensorem dejecit in mare
-21 Equum ascensorem ejus dejecit in mare
Deut. 33-26 Ascensor cœli auxiliator tuus
4 Reg. 18-23 Videte an habere valeatis ascensores eorum
Job. 39-18 Deridet equum et ascensorem ejus
Isai. 21- 7 Vidit currum... ascensorem asini,
Et ascensorem cameli
- 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ
36- 8 Nec poteris ex te præbere ascensores eorum
Jerem. 51-21 Collidam in te currum et ascensorem ejus
Ezech. 23- 6 Ascensores equorum
-23 Nominatos ascensores equorum
38-15 Populi multi tecum ascensores equorum
Amos. 2-15 Ascensor equi non salvabit animam suam
Aggæi. 2-23 Subvertam quadrigam, et ascensorem ejus
Descendent equi, et ascensores eorum
Zach. 10- 5 Confundentur ascensores equorum
12- 4 Percutiam... ascensorem ejus in amentiam

ASCENSUS.

Num. 34- 4 Per Ascensum Scorpionis
Josue. 10-10 Persecutus est eos per viam Ascensus Bethhoron
15- 3 Egrediturque contra Ascensum Scorpionis
18-18 Qui sunt e regione Ascensus Adommim
Judic. 1-36 Terminus Amorrhæi ab Ascensu Scorpionis
1 Reg 14- 4 Erant autem inter ascensus,
4 Reg. 9-27 Percusserunt eum in Ascensu Gaver
2 Esdr. 3-19 Contra ascensum firmissimi anguli
4-21 Ab ascensu auroræ donec egrediantur astra
12-36 In ascensu muri super domini David
Judith. 4- 6 Ut obtinerent ascensus montium
Psal. 103- 3 Qui ponis nubem ascensum tuum
Cant. 3-10 Ascensum purpureum,
Eccli. 25-27 Sicut ascensus arenosus in pedibus veterani
50-12 In ascensu altaris sancti, gloriam dedit
Isai. 15- 5 Per accensum enim Luith flens ascendet
Jerem. 48- 5 Per ascensum enim Luith plorans ascendet
Ezech. 40-22 Septem graduum erat ascensus ejus
-34 In octo gradibus ascensus ejus
-37 In octo gradibus ascensus ejus
Jonæ. 4- 7 Et paravit Deus vermem ascensu diluculi

ASCENEZ.

Filius primogenitus Gomer, filii Japhet.

Gen. 10- 3 Porro filii Gomer : Ascenez
1 Par. 1- 6 Ascenez, et Riphar, et Thogorma
Jerem. 51-27 Ararai, Menni, et Ascenez

ASCIA.

Psal. 73- 6 In securi et ascia dejecerunt eam
Jerem. 10- 3 Præcidit opus manus artificis in ascia

ASCOPERA.

Judith. 10- 5 Imposuit itaque abræ suæ ascoperam vini

ASCRIBO.

2 Reg. 12-28 Nomini meo ascribatur victoria :
Eccli. 29-22 Bona repromissoris sibi ascribit peccator
1 Mac. 10-30 Et ascribantur ex Judæis in exercitu regis

ASEBAIM.

Princeps familiæ Hebræorum juxta LXX *Interpretes.*

1 Esdr. 2-57 Qui erant de Asebaïm, filii Ami

ASEDOTH. *Urbs de tribu Ruben.*

Josue. 10-40 Percussit Asedoth, cum regibus suis
12- 3 Quæ subjacet Asedoth, Phasga
- 8 In Asedoth, in solitudine,
13-20 Bethphogor et Asedoth, Phasga

ASEL.

Filius Elasæ de progenie Cis.

1 Par. 8-37 Elasa, qui genuit Asel
-38 Porro Asel sex filii fuerunt
Omnes hi filii Asel
9-43 Elasa, de quo ortus et Asel
-44 Porro Asel sex filios habuit
Hi sunt filii Asel
2 Par. 17- 8 Asel quoque, et Semiramoth.

ASELLUS.

Num. 16-15 Tu scis quod ne asellum quidem unquam acceperim ab eis
Joan. 1-14 Invenit Jesus asellum, et sedit super eum

ASEM.

Urbs de tribu Juda quæ venit in sortem Simeon.

Josue 19- 3 Hasersual, Bala et Asem

ASEMONA. *Urbs de tribu Juda.*

Num. 34- 4 Tendent usque ad Asemona
- 5 Ab Asemona usque ad torrentem
Josue. 15- 4 Pertransiens in Asemona

ASENA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-33 Sarea et Asena
1 Esdr. 2-50 Filii Asena, filii Munim,

ASENAPHAR.

Rex Syriæ, qui misit colonias in regnum Israel ad augendum habitatorum numerum.

1 Esdr. 4-10 Quas transtulit Asenaphar

ASENETH.

Anno mundi 2319, *ante J. Ch.* 1735. *Filia Putiphares sacerdotis Heliopoleos, quam duxit in uxorem Joseph patriarcha. Putant aliqui hunc Putipharem eumdem esse cum primo hero Josephi; sed verius est esse diversum; hic enim sacerdos erat, ille militiæ princeps; hic Heliopoli, ille Memphi in regia degebat; insuper hic diciturPutiphar, ille autemPutiphare. Aseneth peperit duos filios Manasse et Ephraim quos adoptavit in filios patriarcha Jacob.*

Gen. 41-45 Deditque illi Aseneth filiam Putiphare
-50 Quos peperit ei Aseneth filia Putiphare
46-20 Quos genuit ei Aseneth

ASER.

Octavus Jacob filius, quem peperit ei Zelpha ancilla Liæ in Mesopotamia. Anno mundi 2288, ante J. Ch. 1766. Natus est eodem anno quo Lia ipsa peperit marito Issachar et Zabulon. Aser habuit quatuor filios, Jamne, Jesua, Jessui, Beria et filiam nomine Sara. Vixit centum viginti et sex annis. Mortuus est in Ægypto, anno mundi 2413, ante J. Ch. 1641. In benedictionibus Jacob sic de Aser locutus est : Aser, pinguis panis ejus et præbebit delicias regibus, *his verbis annuntians opes, fertilitatem, fructusque Aser, adeo sapidos et delicatos, ut in deliciis haberentur a regibus Israel, Juda et Tyri; quod illi ob soli bonitatem contingebat. Idem de Aser prædicit Moses, cum ait Deut.* 33, 24. Tingat in oleo pedem suum, etc. *Tribus Aser ex Ægypto egressa est cum quadraginta millibus et mille quingenti viris pugnantibus. In sequentibus versiculis distingui possunt duæ civitates, una nempe in tribu Judæ, quæ pergentibus Asculonem de Azoto est; altera vero in tribu Manasse descendentibus a Neapoli Scytopolim sita.*

Gen. 30-13 Propterea appellavit eum Aser
35-26 Filii Zelphæ, ancillæ Liæ : Gad et Aser
46-17 Filii Aser : Jamne et Jesua, et Jessui
49-20 Aser, pinguis panis ejus
Num. 1-13 De Aser, Phegiel filius Ochran
-40 De filiis Aser per generationes
2-27 Fixere juxta eum tentoria de tribu Aser
7-72 Princeps filiorum Aser, Phegiel
10-26 In tribu autem filiorum Aser, erat princeps Phegiel
13-14 De tribu Aser, Sthur filium Michaël
26-44 Filii Aser per cognationes suas, Jemna
-46 Nomen autem filiæ Aser, fuit Sara
-47 Hæ cognationes filiorum Aser
Deut. 27-13 Ruben, Gad, Aser, et Zabulon, Dan.
33-24 Aser quoque ait :
Benedictus in filiis Aser, sit placens
Josue. 17- 7 Fuitque terminus Manasse ab Aser
-10 In tribu Aser ab Aquilone
19-24 Ceciditq. quinta sors tribui filiorum Aser
-31 Hæc est possessio filiorum Aser
-34 Et in Aser contra Occidentem
21- 6 Issachar et Aser et Nephthali
-30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon
Judic. 1-31 Aser quoque non delevit habitatores
5-17 Aser habitabat in littore maris
7-23 Conclamantes autem viri Israël de Nephthali, et Aser,
3 Reg. 4-16 Baana filius Usi in Aser, et in Baloth
1 Par. 2- 2 Nephthali, Gad, et Aser
6-62 Et de tribu Aser,
-74 De tribu vero Aser : Masal... Abdon
7-30 Filii Aser : Jemna, et Jesua, et Jessui
-40 Omnes hi filii Aser, principes cognat.
2 Par. 30-11 Attamen quidam viri ex Aser,
Ezech. 48- 2 Ad plagam maris, Aser una
- 3 Et super terminum Aser
-34 Porta Aser una, porta Nephthali
Luc. 2-36 Filia Phanuel, de tribu Aser
Apoc. 7- 6 Ex tribu Asor duodecim millia signati

ASERGADDA. *Urbs in tribu Judæ.*

Josue. 15-27 Asergadda et Hassemon.

ASHUR. *Filius Hesron et Abia.*

1 Par. 2-24 Quæ peperit ei Ashur patrem Thecuæ

ASIA. *Quarta pars terræ.*

1 Mac. 8- 6 Antiochum Magnum regem Asiæ
11-13 Imposuit duo diad... Ægypti et Asiæ
12-39 Et cum cogitasset Tryphon regnare Asiæ
13-32 Imposuit sibi diadema Asiæ
2 Mac. 3- 3 Ita ut Seleucus Asiæ rex
Act. 2- 6 Qui habitant Cappadociam, Pontum, et Asiam
6- 9 Qui erant a Cilicia, et Asia
16- 6 Vetati sunt a Spirit... loqui verbum Dei in Asia
19-10 Ita ut omnes qui habitabant in Asia
-22 Ipse remansit ad tempus in Asia
-26 Non solum Ephesi, sed pene totius Asiæ
-27 Quam tota Asia, et orbis colit
-31 Quidam autem et de Asiæ principibus
20-16 Ne qua mora illi fieret in Asia
-18 Qua ingressus sum in Asiam
21-27 Hi qui de Asia erant Judæi
24-19 Quidam autem ex Asia Judæi
27- 2 Incipientes navigare circa Asiæ loca
Rom. 16- 5 Qui est primitivus Asiæ in Christo
1 Cor. 16-19 Salutant vos Ecclesiæ Asiæ
2 Cor. 1- 8 De tribul. nostra quæ facta est in Asia
2 Tim. 1-15 Aversi sunt a me omnes, qui in Asia sunt
1 Petr. 1- 1 Cappadociæ, Asiæ, et Bithyniæ.
Apoc. 1- 4 Joannes septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia
-11 Mitte septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia

ASIANUS. *Adject.*

2 Mac. 10-24 Congregato equitatu Asiano

ASIANI, *Gentilium.*

Act. 20- 4 Asiani vero, Tychicus et Trophimus

ASIEL. *Pater Saraiæ, de tribu Simeon.*

1 Par. 4-35 Filii Saraïæ filii Asiel

ASIMA.

Idolum est quod viri Emath, qui in Samariam translati fuerunt, fabricaverunt sibi. Incerta est facies hujus idoli, at generaliter ei ascribitur facies bestiæ.

4 Reg. 17-30 Et viri de Emath fecerunt Asima

ASINA *et* ASINUS.

Gen. 12-16 Fueruntque ei oves, et boves, et asini,
Et servi et famulæ et asinæ et cameli.
22- 3 De nocte consurgens stravit asinum suum :
- 5 Expectate hic cum asino :
24-35 Dedit ei... ancillas, camelos et asinos
30-43 Habuit... servos, camelos et asinos
32- 5 Habeo boves, et asinos, et oves
-15 Asinas viginti, et pullos earum decem
34-28 Et armenta, et asinos cunctaq. vastantes
36-24 Cum pasceret asinos Sebeon patris sui
42-26 At illi portantes frumenta in asinis suis
43-18 Subjiciat servituti et nos, et asinos nostros
-24 Deditque pabulum asinis eorum
44- 3 Et orto mane, dimissi sunt cum asinis suis
-13 Oneratisque rursum asinis, reversi sunt
45-23 Addens et asinos decem
Et totidem asinas,
47-17 Dedit eis alimenta pro et ovib. et bobus, et asinis :
49-11 Ligans... ad vitem, o fili mi, asinam suam
-14 Issachar asinus fortis, accubans inter terminos.
Exod. 4-20 Imposuit eos super asinum
9- 3 Ecce manus... super equos, et asinos,
13-13 Primogenitum asini mutabis ove
20-17 Non concupisces... bovem, non asinum,
21-33 Cecideritque bos aut asinus in eam
22- 4 Sive bos, sive asinus, sive ovis
- 9 Tam in bove, quam in asino
-10 Si quis commendaverit proximo suo asinum
23- 4 Si occurreris... asino erranti, reduc
- 5 Si videris asinum odientis te jacere sub onere
-12 Ut requiescat bos et asinus tuus
34-20 Primogenitum asini redimes ove
Num. 22-21 Strata asina sua profectus est cum eis
-22 Balaam, qui insidebat asinæ
-23 Cernens asina Angelum stantem in via
-25 Quem videns asina, junxit se parieti
-27 Cumque vidisset asina stantem Angelum
-28 Aperuitque Dominus os asinæ
-30 Dixit asina : Nonne animal tuum sum
-32 Cur, inquit, tertio verberas asinam tuam
-33 Nisi asina declinasset de via
31-28 Separabis... ex bobus et asinis et ovibus
-30 Caput hominum, et boum, et asinorum
-34 Asinorum sexaginta millia et mille
-39 De asinis triginta millibus quingentis
Asini sexaginta unus
-45 De asinis triginta millibus quingentis
Deut. 5-14 Servus et ancilla, et bos, et asinus
-21 Non concupisces... non bovem, non asinum
22- 3 Similiter facies de asino et de vestimento
- 4 Si videris asinum fratris tui aut bovem
-10 Non arabis in bove simul et asino
28-31 Asinus tuus rapiatur in conspectu tuo
Josue. 6-21 Oves et asinos in ore gladii percusserunt
7-24 Tollens... boves et asinos, et oves
9- 4 Saccos veteres asinis imponentes
15-18 Suspiravitque ut sedebat in asino
Judic. 1-14 Quæ cum suspirasset sedens in asino,
5-10 Qui ascenditis super nitentes asinos
6- 4 Non oves, non boves, non asinos
10- 4 Sedentes super triginta pullos asinarum
12-14 Ascendentes super septu. pullos asinarum
15-15 Id est, mandibulam asini... arripiens
-16 Et ait : In maxilla asini, in mandibula pulli asinarum delevi eos
-19 Aperuit molarem dentem in maxilla asini
19- 3 Habens in comitatu puerum et duos asinos
-10 Ducens secum duos asinos onustos
-19 Fœnum in asinorum pabulum
-21 Pabulum asinis præbuit
-28 Tulit eam, et imposuit asino
1 Reg. 8-16 Asinos auferet et ponet in opere suo
9- 3 Perierant autem asinæ Cis patris Saül
Consurgens vade, et quære asinas
- 5 Revertamur ne forte dimiserit pater meus asinas
-20 Et de asinis, quas nudiustertius perdidisti
10- 2 Dicent tibi : Inventæ sunt asinæ
Et intermissis pater tuus asinis
-14 Qui responderunt : Quærere asinas :
-16 Indicavit nobis quia inventæ essent asinæ
12- 3 Utrum... tulerim aut asinum
15- 3 Interfice a viro... camelum et asinum
16-20 Tulit itaque Isai asinum plenum panibus
22-19 Bovemque et asinum et ovem in ore gladii
25-18 Et posuit super asinos
-20 Cum ergo ascendisset asinum
-23 Festinavit et descendit de asino
-42 Et ascendit super asinum et quinque puellæ
27- 9 Tollensque oves, et boves, et asinos
2 Reg. 16- 1 Apparuit Siba... cum duobus asinis
- 2 Responditq. Siba : Asinis, domesticis regis
17-23 Stravit asinum suum, surrexitque et abiit
19-26 Ut sterneret mihi asinum... claudus e. sum
3 Reg. 2-40 Surrexit Semeï et stravit asinum suum
13-13 Et ait filiis suis : Sternite mihi asinum
-23 Stravit asinum suum Prophetæ
-24 Asinus autem stabat juxta illum
-27 Dixitq. ad filios suos : Sternite mihi asinum
-28 Et asinum et leonem stantes juxta cadaver
Non comedit leo... nec læsit asinum
-29 Posuit illud super asinum
4 Reg. 4-22 Mitte... unum de pueris, et asinam.
-24 Stravitque asinam, et præcepit puero
6-25 Donec venumdaretur caput asini octoginta
7- 7 Dereliquerunt... equos et asinos in castris
-10 Nisi equos et asinos alligatos
1 Par. 5-21 Et asinos duo millia
11-40 Afferebant panes in asinis et camelis
27-30 Et super asinos, Jadias Meronathites.
1 Esdr. 2-67 Asini eorum, sex millia septinginti viginti
2 Esdr. 7-69 Asini, sex millia septingenti viginti
13-15 Onerantes super asinos vinum, et uvas
Job. 1- 3 Et quingentæ asinæ, ac familia multa
-14 Asinæ pascebantur juxta eos
24- 3 Asinum pupillorum abegerunt
42-12 Mille juga boum, et mille asinæ
Prov. 26- 3 Flagellum equo, et camus asino
Eccli. 33-25 Cibaria, et virga, et onus asino
Isai. 1- 3 Cognovit... asinus præsepe domini sui
21- 7 Et vidit.. ascensorem asini,
30-24 Pulli asinorum, qui operantur terram
32-20 Immittentes pedem bovis et asini
Jerem. 22-10 Sepultura asini sepelietur
Ezech. 23-20 Quorum carnes sunt ut carnes asinorum
Zach. 9- 9 Ipse pauper et ascendens super asinam
Et super pullum filium asinæ
14-15 Ruina equi et cameli, et asini,
Matth. 21- 2 Statim invenietis asinam alligatam
- 5 Ecce rex tuus... sedens super asinam
- 7 Adduxerunt asinam, et pullum
Luc. 13-15 Aut asinum a præsepio et ducit adaquare
14- 5 Cujus vestrum asinus, aut bos in puteum cadet
19-30 Invenietis pullum asinæ alligatum
Joan. 12-15 Ecce rex tuus sedens super pullum asinæ

ASINARIA.

Matth. 18- 6 Ut suspendatur mola asinaria in collo ejus
Marc. 9-41 Si circumdaretur mola asinaria collo ejus

ASIONGABER.

In Asiongaber posuerunt Israelitæ castrametationem trigesimam primam ab exitu de Ægypto. Portus est in ora maris Rubri in Idumæorum ditione.

Num. 33-35 Castrametati sunt in Asiongaber,
Deut. 2- 8 Et de Asiongaber, venimus
3 Reg. 9-26 In Asiongaber, quæ est juxta
22-49 Quia contra fractæ sunt in Asiongaber
2 Par. 8-17 Tunc abiit Salomon in Asiongaber
20-36 Feceruntque classem in Asiongaber

ASIR I.

Filius Jechoniæ regis Judæ, frater Salathiel patris Zorobabel. Hi duo ultimi a sancto Matthæo numerantur in genealogia Jesu Christi.

1 Par. 3-17 Filii Jechoniæ fuerunt Asir, Salathiel

ASIR II.

Filius Core, quo in seditione contra Moysem extincto, filii ejus miraculo servati sunt, et per posteros propagati, recensentur in lib. 1 Paral.

1 Par. 6-22 Fili Caath... Core filius ejus, Asir filius

ASIR III.

Filius Abiasaph, de filiis Caath et de tribu Levi.

1Par. 6–23 Abiasaph filius ejus, Asir filius ejus.
–37 Fili Asir, filii Abiasaph, filii Core

ASLIA. *Filius Messulam.*

4Reg. 22– 3 Misit rex Saphan filium Aslia.

ASMODÆUS.

Erat hic Asmodæus quem hebræus textus regem dæmonum vocat, princeps in ea provincia omnium dæmonum qui mortales ad libidinem inflammarent. Unde ab igne nomen eum habere, quem in Media suscitaret, nonnulli putaverunt.

Tobiæ. 3– 8 Dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos.

ASNAA.

Princeps familiæ, cujus filii post ascensionem de captivitate Babylonis ædificaverunt portam Piscium, in aquilonari urbis latere, et Piscium dictam, quia frequentius pisces e mari Galilææ per eam in urbem inferebantur, aut quia proxima erat foro piscario.

2Esdr. 3– 3 Portam a. Piscium ædificaverunt filii Asnaa

ASOM I.

Filius sextus Isai, patris David de tribu Juda.

1Par. 2–15 Sextum Asom, septimum David

ASOM II. *Filius Jerameel, filii Esron.*

1Par. 2–25 Buna, et Aram, et Asom et Achia

ASOR.

Plures sunt civitates hujus nominis: nempe Asor, urbs regia Chananæorum, quæ venit in sortem tribui Judæ: Asor-Nova, alia urbs in tribu Juda: Asar, seu Carioth-Hesron, alia adhuc in tribu Judæ civitas: Asor, quæ postea ad tribum Nephthali pertinuit, sita versus Libanum montem, non procul a Cæsarea Philippi; alia denique Asor quam habitavit tribus Benjamin post ascensionem de captivitate Babylonis.

Josue. 11– 1 Rex Asor misit ad Jobab regem Madon
–10 Reversusque statim cepit Asor:
Asor enim antiquitus inter omnia regna hæc principatum tenebat.
–13 Unam tantum Asor munitissimam flamma consumpsit
12–19 Rex Madon unus, rex Asor unus
15–23 Et Cades et Asor et Jethnam
–25 Asor nova et Carioth,
Hesron, hæc est Asor
19–36 Et Edema, et Arama, Asor
4Reg. 15–29 Et Janoë. et Cedes, et Asor et Galaad
2Esdr. 11–33 Asor, Rama, Gethaim
Jerem. 49–28 Ad Cedar, et ad regna Asor
–30 Fugite qui habitatis Asor
–33 Erit Asor in habitaculum draconum
1Mac. 11–67 Ante lucem vigilaverunt in campo Azor

ASOR-HADDAM

Rex Assur fuit filius Sennacherib ultimusque Assyriorum princeps.

1Esdr. 4– 2 Asor-Haddam regis Assur qui adduxit nos huc

ASOTH. *Filius Jepthath filii Heber.*

1Par. 7–33 Phosech, et Chamaal et Asoth.

ASPECTUS.

Gen. 3– 6 Vidit... aspectuque delectabile
29–17 Rachel decora facie et venusto aspectu
30–38 Et in aspectu earum conciperent
39– 6 Joseph pulchra facie et decorus aspectu
48–11 Non sum fraudatus aspectu tuo
49–22 Filius accrescens et decorus aspectu
Levit. 13–10 Capillorum mutaverit aspectum
–12 Quidquid sub aspectum oculorum cadit
1Reg. 16–12 Erat autem rufus et pulcher aspectu.
17–42 Erat e. adolescens rufus, et pulcher aspectu
Tobiæ. 11– 8 Et in aspectu tuo gaudebit.
12–21 Ab aspectu eorum ablatus est.
Judith. 8– 7 Erat autem eleganti aspectu nimis
11–19 Non est talis mulier super terram in aspectu
Esth. 15– 9 Eratque terribilis aspectu
Sap. 11–20 Sed et aspectus per timorem occidere
15– 5 Cujus aspectus insensato dat concupisc.
–19 Sed nec aspectu aliquis ex his anim.
Eccli. 43– 2 Sol in aspectu annuntians in exitu
Isai. 52–14 Sic inglorius erit inter viros aspectus ejus
53– 2 Vidimus eum, et non erat aspectus,
Ezech. 1– 5 Et hic aspectus eorum, similitudo hominis
– 7 Scintillæ quasi aspectus æris candentis
–13 Aspectus eorum quasi carbonum ignis ard.
Et quasi aspectus lampadarum
–16 Et aspectus rotarum, et opus earum
Et aspectus earum et opera, quasi sit rota
18 Altitudo et horribilis aspectus:
–22 Quasi aspectus chrystalli horribilis
–26 Quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo
Similitudo quasi aspectus hominis
–27 Et vidi... velut aspectum ignis
–28 Velut aspectum arcus cum fuerit in nube
Hic erat aspectus splendoris per gyrum
8– 2 Ecce similitudo quasi aspectus ignis
Ab aspectu lumborum ejus
Quasi aspectus splendoris, ut visio electri
10–10 Aspectus earum similitudo una quatuor
41–21 Aspectus contra aspectum
43– 3 Species secundum aspectum quem videram
Dan. 3–19 Aspectus faciei illius immutatus est super
4– 8 Aspectus illius erat usque ad terminos
–17 Aspectus illius in omnem terram
Joel. 2– 4 Quasi aspectus equorum aspectus eorum
Nah. 2– 4 Aspectus eorum quasi lampades,
Matth. 28– 3 Erat autem aspectus ejus sicut fulgur
1Thes. 2–17 Desolati a vobis... aspectu, non corde
2Pet. 2– 8 Aspectu enim, et auditu justus erat
Apoc. 4– 3 Similis erat aspectui lapidis jaspidis

ASPER, A, UM.

Gen. 21–12 Non tibi videatur asperum super puero
Deut. 21– 4 Et ducent eam ad vallem asperam
Psal. 90– 3 Liberavit me... et a verbo aspero
Eccli. 6–21 Quam aspera est nimium sapientia indoctis
Isai. 40– 4 Erunt et aspera in vias planas
Baruc. 4–26 Delicati mei ambulaverunt vias asperas
Luc. 3– 5 Erunt... et aspera in vias planas
Act. 27–29 Timentes autem ne in aspera loca incideremus

ASPERE.

Gen. 31–24 Cave ne quid aspere loquaris contra Jacob

ASPERGO.

Exod. 12–22 Et aspergite ex eo super liminare
29–21 Asperges Aaron et vestes ejus, filios
Levit. 4– 6 Asperget eo septies coram Domino
–17 Tincto digito aspergens septies contra velum
5– 9 Et asperget de sanguine ejus parietem
6–27 Si de sanguine illius vestis fuerit aspersa
8–11 Cumque sanctificans aspersisset altare septem vicibus
–30 Aspersit super Aaron et vestimenta
13–15 Caro enim viva lepra aspergitur,
14– 7 Quo asperget illum, qui mundandus est
–16 Asperget coram Domino septies
–51 Asperget domum septies
16–14 Asperget digito septies contra propitiatorum
–15 Ut aspergat e regione oraculi
–19 Aspergensque digito septies, expiet
Num. 8– 7 Aspergantur aqua lustrationis
19– 4 Asperget contra fores tabernaculi septem vicibus
–12 Aspergetur ex hac aqua die tertio
Si die tertio aspersus non fuerit
–13 Qui... aspersus hac commistione non fuerit
–18 Asperget ex eo omne tentorium
–20 Non est aqua lustrationis aspersus
–21 Ipse quoq. qui aspergit aquas
2Reg. 13–19 Quæ apergens cinerem capiti suo
4Reg. 9–33 Aspersusque est sanguine paries
2Par. 29–24 Asperserunt sanguinem eorum coram altare
35–11 Asperseruntque sacerdotes manu sua sanguinem
Job. 18–15 Aspergatur in tabernaculo ejus sulphur
Psal. 50– 9 Asperges me hyssopo, et mundabor.
Prov. 7–17 Aspersi cubile meum myrrha et aloë
Eccli. 43–19 Ad sedendum, aspergit nivem
Isai. 52–15 Iste asperget gentes multas
63– 3 Aspersus est sanguis eorum super vestimenta
Jerem. 25–34 Aspergite vos cinere, optimates gregis
2Mac. 1–21 Jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua
10–25 Caput terra aspergentes
Hebr. 9–13 Et cinis vitulæ aspersus,
–19 Librum et omnem populum aspersit
–21 Vasa ministerii sanguine similiter aspersit
10–22 Aspersi corda a conscientia mala
Apoc. 19–13 Et vestitus erat veste aspersa sanguine

ASPERSIO.

Num. 19– 9 Ut sint... et in aquam aspersionis
3Reg. 20–38 Mutavit aspersione pulveris os et oculos
Hebr. 12–24 Et sanguinis aspersionem melius loquentem
1Petr. 1– 2 Et aspersionem sanguinis Jesu Christi

ASPERNOR.

Luc. 18– 9 Et aspernabantur cæteros

ASPERNATIO.

Eccli. 22– 1 Omnes loquentur super aspernationem illius

ASPHAR.

Lacus parvus in tribu Juda prope desertum Theniæ.

1Mac. 9–33 Consederunt ad aquam lacus Asphar

ASPHENEZ.

Anno mundi 3429, Romæ 129, ante J. Ch. 625. Is est qui præerat pueris regiis, quemadmodum nunc in aulis regum præfectus quidam est, qui nobilibus adolescentibus præest qui versantur in aula. Dicitur præpositus eunuchorum, non quod omnes vere eunuchi essent, sed quod eunuchi vox regios omnes ministros non infrequenter significet in Scripturis. Hunc ergo præposuit Nabuchodonosor, super his adolescentibus de semine regio inter quos erant de filiis Juda Daniel, Ananias, Misael et Azarias, quibus nomina imposuit Chaldaica.

Dan. 1– 3 Ait rex Asphenez præposito Eunuchorum

ASPICIO.

Gen. 8–13 Et aperiens Noë tectum arcæ, aspexit,
28– 8 Probans q. quod non libenter aspiceret filias Chanaan
Exod. 3– 6 Non e. audebat aspicere contra Deum
28–26 Et posteriora ejus aspiciunt
33– 8 Aspiciebantque tergum Moysi
Levit. 13–51 Die septimo rursus aspiciens
Num. 13–33 Populus, quem aspeximus, proceræ staturæ est
21– 8 Qui percussus aspexerit eum, vivet
– 9 Quem cum percussi aspicerent sanabuntur
Deut. 3–27 Ascende cacumen... et aspice
9–27 Ne aspicias duritiam populi hujus
1Reg. 6– 9 Et aspicietis; et si quidem per viam finium
9–17 Cumque aspexisset Samuël Saülem
18– 9 Non rectis oculis Saül aspiciebat David
2Reg. 13–34 Et aspexit: Et ecce populus multus veniebat
Tobiæ. 13– 6 Aspicite ergo quæ fecit nobiscum
Judith. 9– 7 Sed aspexisti super castra eorum
Job. 7– 8 Nec aspiciet me visus hominis
38–22 Aut thesauro grandinis aspexisti
Psal. 65–18 Iniquitatem si aspexi in corde meo
83–10 Protector noster aspice Deus
101–20 Dominus de cœlo in terram aspexit
118–132 Aspice in me, et miserere mei
Prov. 1–24 Et non fuit qui aspiceret
Eccli. 35–21 Non discedet donec Altissimus aspiciat
Isai. 5–30 Aspiciemus in terram et ecce tenebræ
28– 4 Quod cum aspexerit videns,
30–10 Qui dicunt... aspicientibus:
Nolite aspicere nobis ea quæ recta sunt
38–11 Non aspiciam hominem ultra
58– 3 Quare jejunavimus et non aspexisti
Jerem. 4–23 Aspexi terram, et ecce vacua erat
–26 Aspexi, et ecce Car elus desertus
5– 1 Circuite... aspicite et considerate,
Ezech. 1–15 Cumque aspicerem animalia, apparuit rota
12– 3 Si forte aspiciant, quia domus
Dan. 5– 5 Rex aspiciebat articulos manus scribentis
7– 4 Aspiciebam donec evulsæ sunt alæ ejus
– 6 Post hæc aspiciebam, et ecce alia quasi pardus
– 7 Post hæc aspiciebam in visione noctis
– 9 Aspiciebam donec throni positi sunt
–11 Aspiciebam propter vocem sermonum
–13 Aspiciebam ergo in visione noctis
–21 Aspiciebam, et ecce cornu illud faciebat bellum
Mich. 4–11 Et aspiciat in Sion oculus noster
7– 7 Ego autem ad Dominum aspiciam
–10 Et aspiciet inimica mea
Habac 1– 5 Aspicite in Gentibus et videte
2–15 Et inebrians ut aspiciat nuditatem ejus
3– 6 Aspexit, et dissolvit Gentes
Zach. 12–10 Et aspicient ad me, quem confixerunt
1Mac. 4–21 Timuerunt valde aspicientes simul et Judam
2Mac. 3–17 Per quem manifestus aspicientibus dolor
–19 Quædam vero per fenestras aspiciebant
7– 6 Dominus Deus aspiciet veritatem
–28 Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram
Matth. 14–19 Aspiciens in cœlum benedixit et fregit
19–26 Aspiciens autem Jesus dixit illis:
Marc. 8–24 Et aspiciens ait: Video homines veluti arbores

Marc. 12-41 Aspiciebat quomodo turba jactaret æs in gazophylacium
13- 1 Magister, aspice quales lapides
14-67 Aspiciens illum, ait : Et tu cum Jesu
15-40 Erant autem et mulieres de longe aspicientes
-47 Ascipiebant ut poneretur
Luc. 20-17 Ille autem aspiciens eos, ait : Quid est
Joan. 13-22 Aspiciebant ergo ad invicem Discipuli
Act. 1-11 Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum,
Hebr. 11-13 Sed a longe eas aspicientes et salutantes
-26 Aspiciebat e. in remunerationem
12- 2 Aspicientes in auctorem fidei... Jesum

ASPIRO.

Cant. 2-17 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
4- 6 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
Eccli. 33-21 Dum adhuc superes et aspiras
43-17 Et in voluntate ejus aspirabit Notus
Act. 27-13 Aspirante autem Austro, æstimantes prop.

ASPIS.

Deut. 32-33 Venenum aspidum insanabile
Job. 20-14 Panis... vertetur in fel aspidum intrinsecus
-16 Caput aspidum suget et occidet eum lingua viperæ
Psal. 13- 3 Venenum aspidum sub labiis eorum
57- 5 Sicut aspidis surdæ et obturantis aures suas
90-13 Super aspidem et basiliscum ambulabis
139- 4 Venenum aspidum sub labiis eorum
Isai. 11- 8 Delectabitur... super foramine aspidis
59- 5 Ova aspidum ruperunt
Rom. 3-13 Venenum aspidum sub labiis eorum

ASPORTO.

Gen. 50-24 Asportate ossa mea vobiscum de loco isto
Levit. 10- 4 Asportate extra castra
16-27 Asportabunt foras castra et comburent
1 Reg. 5- 1 Et asportaverunt eam a Lapide adjutorii
2 Reg. 12-30 Prædam civitatis asportavit multam valde
21-13 Asportavit inde ossa Saül et ossa Jonathæ
3 Reg. 18-12 Spiritus Domini asportabit te
4 Reg. 14-20 Et asportaverunt in equis sepultusq. est
2 Par. 14-14 Multam prædam asportaverunt
29-16 Asportaverunt ad torrentem Cedron foras
35-24 Asportaverunt eum in Jerusalem
36-10 Asportatis simul pretiosissimis vasis.
1 Esdr. 5-14 Asportaverat ea in templum Babylonis
Isai. 22-17 Ecce Dominus asportari te faciet
Sicut asportatur gallus gallinaceus
Dan. 1- 2 Asportavit ea in terra Sennaar
5- 2 Vasa... quæ asportaverat Nabuchodonosor
- 3 Quæ asportaverat de templo
2 Mac. 4-19 Quas postulaverunt hi qui asportaverant

ASRAEL.

Filius Jaleteel et frater Siph, Zipha, et Thiria, de filiis Judæ.

1 Par. 4-16 Thiria, et Asraël

ASRIEL.

Filius Galaad, princeps familiæ Asrielitarum.

Num. 26-31 Asriel, a quo familia Asrielitarum

ASRIELITÆ.

Num. 26-31 Asriel, a quo familia Asrielitarum

ASSATURA.

2 Reg. 6-19 Et assaturam bubulæ carnis unam

ASSEDIM. *Urbs de tribu Nephthali.*

Josue. 19-35 Assedim, Ser, et Emath

ASSEM.

Pater est Jonatham istius qui erat inter fortissimos exercitus David quando Jebusæos expugnavit in Jerusalem.

1 Par. 11-33 Filii Assem Gezonites

ASSENTIOR.

Gen. 34-24 Assensique sunt omnes, circumcisis cunctis maribus
Jerem. 34-18 Quibus assensi sunt in conspectu meo.
Dan. 13-20 Quam ob rem assentire nobis
2 Mac. 14-26 Dicebat Nicanorem in rebus alienis assentire

ASSEQUOR.

Luc. 1- 3 Assecuto omnia a principio diligenter
1 Tim. 4- 6 Bonæ doctrinæ, quam assecutus es
2 Tim. 3-10 Tu autem assecutus es meam doctrinam

ASSERES.

Eccli. 29-29 Melior est victus pauperis sub tegmine asserum

ASSIDÆI.

Hi Assidæi vel iidem fuerunt cum Essenis, vel certe fuerunt familiæ et sectæ quædam institutis valde inter se similes et conjunctæ. Profitebantur Esseni vitam theoreticam, erantque quodam modo monachi illius ævi. At Assidæi quasi sacri milites, ut erant apud nos equites Melitenses, arma tractabant, ipsisque præerat Judas Machabæus.

1 Mac. 2-42 Congregata est ad eos synagoga Assidæorum
7-13 Et primi, Assidæi qui erant in filiis Israël
2 Mac. 14- 6 Ipsi qui dicuntur Assidæi Judæorum

ASSIDEO.

Sap. 6-15 Assidentem enim illam foribus suis inveniet
1 Mac. 11-40 Et assidebat ei, ut traderet eum ipsi
Act. 26-30 Præses et Bernice, et qui assidebant eis

ASSIDUE.

Eccli. 20-26 In ore indisciplinatorum assidue erit
23-11 Sicut enim servus interrogatus assidue
51-15 Laudabo nomen tuum assidue

ASSIDUITAS.

Eccli. 7-14 Assiduitas enim illius non est bona
20-27 Potior fur quam assiduitas vir mendacis
23-19 Assiduitate tua infatuatus
38-28 Assiduitas ejus variat picturam
41- 9 Cum semine illorum assiduitas opprobrii

ASSIDUO.

Eccli. 30- 1 Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella

ASSIDUUS, A.

Eccli. 6-37 In mandatis illius maxime assiduus esto
9- 4 Cum saltatrice ne assiduus sis
12- 3 Non est enim ei bene qui assiduus est in malis
18-32 Assidua enim est commissio illorum
20-21 In ore indisciplinatorum assidua erit
23-10 Nominatio vero Dei non sit assidua in ore tuo
27-13 In medio autem cogitantium assiduus esto
33-27 Servum inclinant operationes assiduæ
37-15 Sed cum viro sancto assiduus esto
-21 Dominatrix illorum est assidua lingua
Jacob. 5-16 Multum enim valet deprecatio justi assidua

ASSIGNO.

Act. 9-41 Assignavit eam vivam
Rom. 15-28 Assignavero eis fructum hunc

ASSIMILO.

Job. 30-19 Et assimilatus sum favillæ et cineri
Psal. 27- 1 Et assimilabor descendentibus in lacum
Cant. 1- 8 Equitati... assimilavi te, amica mea
7- 7 Statura tua assimilata est palmæ
8-14 Assimilare capræ hinnuloque cervorum
Sap. 13-13 Assimilet illud imagini hominis
Eccli. 25-15 Qui tenet illum cui assimilabitur?
Isai. 40-25 Cui assimilastis me, et adæquastis
44- 5 In nomine Israël assimilabitur
45- 4 Assimilavi te, et non cognovisti me
46- 5 Cui assimilastis me, et adæquastis
Jerem. 6- 2 Speciosæ et delicatæ assimilavi filium Sion
Thren. 2-13 Cui assimilabo te, filia Jerusalem
Ezech. 31- 8 Lignum paradisi Dei non est assimilatum illi
-18 Cui assimilatus es, o inclyte et sublimis
32- 2 Leoni Gentium assimilatus es et draconi
Osee. 12-10 In manu Prophetarum assimilatus sum
Matth. 6- 8 Nolite ergo assimilari eis
7-24 Assimilabitur viro sapienti
18-23 Ideo assimilatum est regnum cœlorum
Marc. 4-30 Et dicebat : Cui assimilabimus regnum Dei
Hebr. 7- 3 Assimilatus autem Filio Dei, manet

ASSISTO.

Gen. 44-34 Ne calamit... testis assistam
Exod. 18-13 Qui assistebat Moysi a mane usque ad vesperam
1 Reg. 22- 7 Ait ad servos suos qui assistebant ei
- 9 Doëg Idumæus, qui assistebat
2 Reg. 13-31 Et omnes servi illius, qui assistebant ei
3 Reg. 4- 5 Super eos qui assistebant regi
12- 6 Qui assistebant coram Salomone patre ejus
- 8 Qui nutriti... et assistebant illi
22-19 Vidi... exercit. cœli assistentem et a dextris
1 Par. 6-33 Hi vero sunt qui assistebant cum filiis suis
28-21 In ministerium domus D. assistunt tibi
2 Par. 9- 7 Beati servi tui qui assistunt coram te omni tempore
18-18 Vidi... omnem exerci. cœli assistentem ei
2 Esdr. 7- 3 Cumque adhuc assisterent, clausæ portæ sunt
Job. 1- 6 Cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino
Sap. 19-20 Et in omni loco assistens eis
Eccli. 24-37 Et assistens quasi Gehon in die vindemiæ
Dan. 6-10 Decies millies centena millia assistebant ei
-16 Accessi ad unum de assistentibus
Zach. 3- 7 De his qui nunc hic assistunt
4-14 Qui assistunt Dominatori universæ terræ
Joan. 18-22 Unus assistens ministrorum dedit alapam
Act. 17- 5 Et assistentes domui Jasonis quærebant eo
23-11 Sequenti autem nocte assistens ei Dominus ait
27-24 Cæsari te oportet assistere
Rom. 16- 2 Assistatis ei in quocumque negotio
Hebr. 9-11 Christus autem assistens Pontifex futurorum
Jacob. 5- 9 Ecce judex ante januam assistit

ASSISTRIX.

Sap. 9- 4 Da mihi sedium tuarum assistricem

ASSO.

2 Par. 35-13 Assaverunt Phase super ignem
Tobiæ. 6- 6 Assavit carnes ejus, et secum tulerunt

ASSON.

Urbs est in Æolide juxta Troadem, alio nomine dicta Apollonia.

Act. 20-13 Navigavimus in Asson
-14 Cum autem convenisset nos in Asson
27-13 Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam

ASSUERUS.

Assuerum quidam aiunt esse Darium Hystaspis filium, alii Cambysem, alii Artaxerxem Mnemonem, alii Artaxerxem Longimanum, alii Astyagem patrem Darii Medi; sensus probabilior est regem Assuerum, qui duxit reginam Esther, esse Darium filium Hystaspis, et cœpisse regnare octo annis post mortem Cyri.

1 Esdr. 4- 6 In regno autem Assueri
Esth. 1- 1 In diebus Assueri, qui regnavit ab India
- 9 Ubi rex Assuerus manere consueverat
-15 Quæ Assueri regis imperium... facere noluisset
-16 Qui sunt in cunctis provinciis regis Assueri
-17 Rex Assuerus jussit ut regina Vasti intraret
2- 1 Postquam regis Assueri indignatio
-16 Ducta est itaque ad cubiculum regis Assueri
3- 1 Post hæc rex Assuerus exaltavit Aman
- 6 Qui erant in regno Assueri
- 7 Anno duodecimo regni Assueri missa est sors
- 8 Dixitque Aman regi Assuero
-12 Ex nomine regis Assueri
6- 2 Regem Assuerum jugulare cupientium
7- 5 Respondensque rex Assuerus ait
8- 1 Die illo dedit rex Assuerus Esther reginæ
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ
-13 Qui regis Assueri subjacebant imperio
9-30 Qui in 127 provinciis regis Assueri versabantur
10- 1 Rex vero Assuerus, omnem terram etc.
- 3 Secundus a rege Assuero fuerit
Dan. 9- 1 In anno primo Darii filii Assueri

ASSUESCO.

Eccli. 23- 9 Jurationi non assuescat os tuum
-17 Indisciplinatæ loquelæ non assuescas os tuum
-20 Homo assuetus in verbis improperii
Jerem. 2-24 Onager assuetus in solitudine

ASSUMENTUM.

Marc. 2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit

ASSUMO.

Gen. 22-13 Quem assumens obtulit holocaustum
31-23 Qui, assumptis fratribus suis
38-14 Quæ... assumpsit theristrum
48- 1 Qui assumptis duobus filiis Manasse et Ephr.
Exod. 6- 7 Et assumam vos mihi in populum
12- 4 Assumet vicinum suum qui junctus est.
-32 Oves vestras et armenta assumite
14- 6 Omnem populum suum assumpsit secum
19- 4 Vos, vidistis... vos... assumpserim mihi
20- 7 Non assumes nomen Do. Dei t. in vanum
24- 7 Assumensque volumen fœderis, legit
40- 9 Assumpto unctionis oleo unges tabern.
Levit. 8-30 Assumensque unguentum et sanguinem
11-41 Nec assumetur in cibum
14-10 Assumet duos agnos immaculatos
-14 Assumensque sacer. de sanguine hostiæ

Levit. 14-21 Pro delicto assumet agnum ad oblationem
16-12 Assumptoque thuribulo, quod de prunis
Num. 5-17 Assumetq. aquam sanctam in vase fictili
23- 7 Assumptaque parabola sua dixit
-18 Assumptaque parabola sua ait: Sta
24- 3 Assumpta parabola ait: Dixit Balaam
-20 Assumens parabolam, ait
-21 Viditque Cin. et assumpta parabola, ait:
-23 Assumptaque parabola iterum locutus est
Deut. 5-11 Qui super re vana nomen ejus assumpserit
7-25 Neque assumes ex eis tibi quidquam
15-17 Assumes subulam, et perforabis aurem
19-14 Non assumes, et transferes terminos
30- 5 Et assumet, atque introducet in terram
32-11 Assumpsit eum, atque portavit in humeris
Judic. 4-21 Assumens pariter et malleum
6-27 Assumptis ergo Gedeon decem viris
14- 9 Quod mel corpore leonis assumpserat
16-18 Assumpta pecunia quam promiserant
19- 8 Assumptis viribus, donec increscat dies
1 *Reg.* 9-22 Assumens itaque Samuel Saülem
11- 7 Assumens utrumque bovem concidit in frusta
17-54 Assumens a. David caput Philisthæi
24- 3 Assumens ergo Saül tria millia elect.
2 *Reg.* 4- 6 Latenter assumentes spicas tritici
22-17 Misit de excelso et assumpsit me
3 *Reg.* 11-37 Te a. assumam, et regnabis super omnia
4 *Reg.* 11- 4 Assumens centuriones et milites
- 9 Et assumentes singulos viros suos
2 *Par.* 16- 6 Porro Asa rex assumpsit universum Judam
23- 1 Joiada, assumpsit centuriones
- 8 Assumpserunt singuli viros qui sub se erant
-20 Assumpsitque centuriones et fortissimos
Tobiæ. 9- 3 Obsecro te, ut assumas tibi animalia
- 6 Raphaël assumens quatuor ex servis
12- 4 Si forte dignabitur... sibi assumere
Judith. 2-10 Aurum... assumpsit multum nimis
3- 8 Assumpsit sibi auxiliarios viros fortes
7- 5 Assumentes arma sua bellica
10- 3 Assumpsitque dextraliola, et lilia
Esth. 15- 5 Assumpsit duas famulas
Job. 27- 1 Assumens parabolam suam
29- 1 Assumens parabolam suam
Psal. 17-17 Et assumpsit me de aquis multis
26-10 Dominus autem assumpsit me
49-16 Quare... Et assumis testamentum meum
64- 5 Beatus quem elegisti et assumpsisti
Prov. 30-23 Cum in matrimonio fuerit assumpta
Sap. 8- 2 Quæsivi sponsam mihi eam assumere
-18 Quærens ut mihi illam assumerem
14-19 Volens placere illi, qui se assumpsit
19- 3 Aliam sibi assumpserunt cogitationem
Eccli. 13- 5 Si largitus fueris, assumet te
23-38 Longitudo enim dierum assumetur ab eo
29-12 Propter mandatum assume pauperem
51-36 Assumite disciplinam in multo numero argenti
Isai. 8- 6 Assumpsit magis Rasin et filium Rom.
40-31 Assument pennas sicut aquilæ
66-21 Assumam ex eis in sacerdotes et Levitas
Jerem. 3-14 Assumam vos unum de civitate
7-16 Nec assumas pro eis laudem et orationem
9-10 Super montes assumam fletum
-18 Assumant super nos lamentum
-20 Et assumant aures vestræ sermonem oris ejus.
11-14 Ne assumas pro eis laudem et orationem
23 31 Qui assumunt linguas suas et aiunt
25- 9 Assumam universas cognationes Aquilonis
29-22 Assumetur ex eis maledictio
33-26 Ut non assumam de semine ejus
35- 3 Et assumpsit Jezoniam filium Jeremiæ
38-11 Assumptis ergo Abdemelech secum viris
41-12 Et assumptis universis viris
43-10 Et assumam Nabuchodonosor regem Babyl.
44-12 Et assumam reliquias Judæ
Ezech. 3-10 Assume in corde tuo et auribus tuis audi
-12 Et assumpsit me spiritus, et audivi
-14 Spiritus q. levavit me et assumpsit me.
4- 4 Et assumes iniquitatem eorum
- 6 Et assumes iniquitatem domus Juda
5- 1 Et assumes eum et duces per caput tuum
Et assumes tibi stateram ponderis
Et assumes tertiam partem
9- 3 Gloria Dei Israël assumpta est
16-44 Proverbium in te assumet illud, dicens
17-12 Et assumet regem, et principes ejus
19- 1 Et tu assume planctum super principes Israël
24- 5 Pinguissimum pecus assume
26-17 Et assumentes super te lamentum
27- 2 Assume super Tyrum lamentum
-32 Et assument super te carmen lugubre
32- 2 Assume lamentum super Pharaonem

Ezech. 37-10 Ecce ego assumam lignum Joseph
-21 Ecce ego assumam filios Israël de medio
39-25 Et assumam zelum pro nomine sancto meo.
43-20 Et assumens de sanguine ejus, pones
Osee. 5-10 Quasi assumentes terminum
Amos. 6-14 Assumpsimus nobis cornua!
Aggæi. 2-24 Assumam te, Zorobabel fili Salathiel
Zach. 9- 2 Assumpserunt quippe sibi sapientiam valde
11- 7 Et assumpsi mihi duas virgas.
Malac. 2- 3 Et assumet vos secum
1 *Mac.* 3-37 Et rex assumpsit partem exercitus residui
4- 1 Et assumpsit Gorgias quinque millia virorum
15-23 Assumpsit eos qui erant in Galilæa
12-39 Cum cogitasset... et assumere diadema
2 *Mac.* 2-27 Negotium plen... et sudoris assumpsimus
5- 5 Assumptis Jason non minus mille viris
8- 1 Assumentes, eduxerunt ad se sex millia
10-14 Assumptis advenis frequenter Judæos debellabat
Matth. 4- 5 Tunc assumpsit eum diabolus in sanct. civ.
- 8 Iterum assumpsit eum diabolus in montem
12-45 Assumpsit septem alios spiritus secum nequiores
16-22 Et assumens eum Petrus, cœpit increpare
17- 1 Post dies sex assumit Jesus Petrum
20-17 Assumpsit duodecim Discipulos secreto
24-40 Unus assumetur et unus relinquetur
-41 Una assumetur, et una relinquetur
26-37 Et assumpto Petro et duobus filiis Zeb.
Marc. 4-36 Assumunt eum ita ut erat in navi;
5-40 Assumit patrem et matrem puellæ
9- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum
10-32 Et assumens iterum duodecim cœpit
14-33 Et assumit Petrum, et Jacobum
16-19 Assumptus est in cœlum et sedit a dextris Dei
Luc. 9-10 Et assumptis illis secessit seorsum in locum desertum
-28 Et assumpsit Petrum, et Jacobum
11-26 Et assumit septem alios spiritus secum
17-34 Unus assumetur, et alius relinquetur
-35 Una assumetur, et altera relinquetur
Duo in agro, unus assumetur, et alter relinquetur
18-31 Assumpsit autem Jesus duodecim
Act. 1- 2 Quos elegit, assumptus est
-11 Hic Jesus qui assumptus est a vobis in cœlum
-22 In diem qua assumptus est a nobis
12-25 Assumpto Joanne, qui cognominatus est Marcus.
13- 2 In opus ad quod assumpsi eos
15-37 Volebat secum assumere et Joannem
-39 Assumpto Marco navigaret Cyprum
16- 3 Et assumens circumcidit eum
17- 5 Assumentesque de vulgo viros quosd. malos
18-26 Assumpserunt eum,
20-14 Assumpto eo, venimus Mitylenem
21-24 His assumptis, sanctifica te cum illis
-26 Tunc Paulus, assumptis viris, postera die
-32 Qui statim assumptis militibus
23-18 Et ille quidem assumens eum
-31 Assumentes Paulum, duxerunt per noctem
Rom. 14- 1 Infirmum autem in fide assumite
- 3 Deus enim illum assumpsit
Gal. 2- 1 Cum Barnaba assumpto et Tito
Ephes. 6-17 Et galeam salutis assumite
1 *Tim.* 3-16 Assumptum est in gloria
2 *Tim.* 4-11 Marcum assume, et adduc tecum
Hebr. 5- 1 Pontifex ex hominibus assumptus

ASSUMPTIO.

Psal. 88-19 Quia Domini est assumptio nostra
Thren. 2-14 Viderunt a. tibi assumptiones falsas
Luc. 9-51 Dum complerentur dies assumptionis ejus
Rom. 11-15 Quæ assumptio nisi vita ex mortuis?

ASSUO.

Marc. 2-21 Nemo assuit vestimento veteri

ASSUR.

Assur iste Ninus est filius Nemrod et vocatur Assur per anticipationem, quia postea fuit rex Assyriorum. Alius fuit Assur, filius secundus Sem, frater Ælam, Arphaxad, Lud et Aram. Tertius quoque fuit Assur, filius Hesron et Abia, paterque Thecuæ. Duas uxores duxerat, Hala nempe et Naara. Non nobis est hic de utroque disserere; ex his nati sunt Assyrii. Denique Assur sumitur etiam pro gente Assyriorum.

Gen. 10-11 De terra illa egressus est Assur
Num. 24-22 Assur enim capiet te
4 *Reg.* 15-29 Venit Theglathphalasar rex Assur
1 *Par.* 1-17 Filii Sem: Ælam, et Assur
4- 5 Assur vero patri Tecuæ erant duæ uxores
5-26 Thelgatphalnasar regis Assur

1 *Esdr.* 4- 2 Asor Addan regis Assur, qui adduxit nos huc
6-22 Converterat cor regis Assur ad eos
2 *Esdr.* 9-32 A diebus regis Assur usque in diem hanc
Judith. 16- 5 Venit Assur ex montibus ab Aquilone
Psal. 82- 9 Etenim Assur venit cum illis
Isai. 7-18 Api, quæ est in terra Assur
10- 5 Væ, Assur, virga furoris mei
-12 Visitabo super fruct. magnif. cordis regis Assur
19-23 Servient Ægyptii Assur
-24 Noli timere... ab Assur
23-13 Assur fundavit eam
30-31 Pavebit Assur virga percussus
31- 8 Et cadet Assur in gladio non viri
52- 4 Assur absque ulla causa calumniatus est eum
Jerem. 2-36 Sicut confusa es ab Assur
50-17 Primus comedit eum rex Assur
-18 Sicut visitavi regem Assur
23- 9 Tradidi eam... in manus filiorum Assur
Ezech. 27-23 Assur, et Chelmad, venditores tui
31- 3 Ecce Assur quasi cedrus in Libano
32-22 Ibi Assur, et omnis multitudo ejus
Osee. 5-13 Et abiit Ephraïm ad Assur,
8- 9 Quia ipsi ascenderunt ad Assur, Anazer
10- 6 Siquidem et ipse in Assur delatus est
11- 5 Et Assur ipse rex ejus
14- 4 Assur non salvabit nos.
Mich. 5- 6 Pascent terram Assur in gladio
Liberabit ab Assur cum venerit in terram
7-12 Usque ad te veniet de Assur
Nahum. 3-18 Pastores tui, rex Assur
Soph. 2-13 Extendet manum... et perdet Assur
Zach. 10-11 Humiliabitur superbia Assur

ASSURGO.

Gen. 31-35 Quod coram te assurgere nequeo
Esth. 5- 9 Cumq. vidisset... non assurrexisse sibi
Job. 29- 8 Et senes assurgentes stabant

ASSURIM.

Filius Dadan, filii Jechsan, filii Abraham et Cethuræ.

Gen. 25- 3 Filii Dadan fuerunt, Assurim, et Latusim
1 *Par.* 1-32 Filii autem Dadan: Assurim et Larussim

ASSUS, A, UM.

Exod. 12- 8 Et edent carnes nocte illa assas igni
- 9 Nec coctum aqua sed tantum assum igni
1 *Par.* 16- 3 Et partem assæ carnis bubulæ
Luc. 24-42 At illi obtulerunt ei partem piscis assi.

ASSYRIUS.

Populus Asiæ, qui ab Assur originem ducit.

Gen. 2-14 Ipse vadit contra Assyrios
25-18 Quæ respicit Ægyptum introeuntibus Assyrios
Num. 24-24 Superabunt Assyrios, vastabuntque Hebræos
4 *Reg.* 15-19 Veniebat Phul, rex Assyriorum
-20 Ut daret regi Assyriorum
Reversusque est rex Assyriorum
-29 Et transtulit eos in Assyrios
16- 7 Misit... ad Theglath. regem Assyriorum
- 8 Misit regi Assyriorum munera
- 9 Ascendit enim rex Assyriorum in Damascum
-10 Regi Assyriorum in Damascum
-18 Propter regem Assyriorum
17- 3 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum
- 4 Cumq. deprehendisset rex Assyriorum Osee
- 6 Cepit rex Assyriorum Samariam
Et transtulit Israel in Assyrios
-23 Translatusq. est Israël de terra s. in Assyrios
-24 Adduxit a. rex Assyriorum de Babylone
-26 Nuntiatumq. est regi Assyriorum
-27 Præcepit autem rex Assyriorum
18- 7 Rebellavit quoque contra reg. Assyriorum
- 9 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum in Samariam
-11 Et transtulit rex Assyriorum Israël in Assyrios
-13 Ascendit Sennacherib rex Assyriorum
-14 Misit Ezech... ad regem Assyriorum
Indixit itaque rex Assyriorum Ezechiæ
-16 Et dedit eos regi Assyriorum
-17 Misit a. rex Assyriorum Thartan
-19 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
-23 Nunc igitur transite ad... reg. Assyriorum
-28 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-30 Non tradetur civitas hæc in manu regis Assyriorum
-31 Hæc enim dicit rex Assyriorum
-33 Numquid lib... de manu regis Assyriorum
19- 4 Rabsacis, quem misit rex Assyriorum

4 *Reg.* 19- 6 Blasphemaverunt pueri regis Assyriorum me
- 8 Invenit regem Assyriorum expugn. Labnam
-10 Non tradetur Jerusalem in manus regis Assyriorum
-11 Audisti quæ fecerunt reges Assyriorum
-17 Dissipaverunt reges Assyriorum gentes
-20 Super Sennacherib rege Assyriorum, audivi
-32 Hæc dicit Dominus de rege Assyriorum
-35 Percussit in castris Assyriorum centum
-36 Rex Assyriorum et mansit in Ninive
20- 6 Et de manu regis Assyriorum liberabo te
23-29 Ascendit Pharao..contra regem Assyriorum
1 *Par.* 5- 6 Telgathphalnasar rex Assyriorum
-26 Suscitavit...spiritum Phul regis Assyriorum
2 *Par.* 28-16 Misit rex Achaz ad regem Assyriorum
-20 Reg. Assyriorum, qui et afflixit eum
-21 Dedit regi Assyriorum munera
30- 6 Quæ effugerunt manum regis Assyriorum
32- 1 Venit Sennacherib rex Assyriorum
- 4 Ne veniant reges Assyriorum
- 7 Nec paveatis regem Assyriorum
- 9 Misit Sennacherib rex Assyriorum
-10 Hæc dicit Sennacherib rex Assyriorum
-11 Liberet vos de manu regis Assyriorum
-21 Percussit... princ... exercit. regis Assyriorum
-22 Salvavit... de manu Sennacherib regis Assyriorum
33-11 Principes exercitus regis Assyriorum
Tobiæ. 1- 2 In diebus Salmanasar regis Assyriorum
Judith. 1- 5 Nabuchodonosor rex Assyriorum
-10 Misit nuntios Nabuchodonosor rex Assyriorum
2- 1 Nabuchodonosor regis Assyriorum ut defenderet se
- 7 Vocavit... magist. virtutis Assyriorum
-12 Cumq. pertransisset fines Assyriorum
5- 1 Nuntiatumq... principi militiæ Assyriorum
6- 3 Ipse cum illis Assyriorum gladio interibis
-10 Quod illum vinctum Assyrii reliquissent
7-13 Nolens loqui pacifice cum Assyriis
8-10 Ut tradat civitatem Assyriis
9- 6 Respice castra Assyriorum nunc
10-11 Occurrerunt ei exploratores Assyriorum
12-11 Fœdum est enim apud Assyrios si fœmina irrideat virum
13-19 Ecce caput Hol. princ. militiæ Assyriorum
14-10 Nullus e. aud. cubic. virtutis Assyriorum
-11 Univ. maj. exercitus regis Assyriorum
-17 Cum audissent princ. virtutis Assyriorum
15- 4 Quoniam Assyrii non adunati
- 7 Ingressi sunt castra Assyriorum
Prædam quam fugientes Assyrii reliquerant
-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum
16-13 Tunc ululaverunt castra Assyriorum
Psal. 75- 1 Canticum ad Assyrios
Eccli. 48-24 Dejecit castra Assyriorum, et contrivit
Isai. 7-17 Separationis... cum rege Assyriorum
-20 Radet... in rege Assyriorum, caput
8- 4 Auferetur... coram rege Assyriorum
- 7 Adducet super... regem Assyriorum, et omnem
11-11 Quod relinquetur ab Assyriis
-16 Qui relinquetur ab Assyriis
14-25 Ut conteram Assyrium in terra mea
19-23 Erit via de Ægypto in Assyrios
Et intrabit Assyrius Ægyptum
Et Ægyptius in Assyrios
-24 Erit Israel tertius Ægyptio Assyrio
-25 Opus man. mearum Assyrio.
20- 1 Cum misisset eum Sargon rex Assyriorum
- 4 Sic minabit rex Assyriorum captivitatem.
- 6 Ut liberarent nos a facie regis Assyriorum
27-13 Qui perditi fuerant de terra Assyriorum
30- 1 Ascendit Sennacherib rex Assyriorum
- 2 Et misit rex Assyriorum Rabsacen
- 4 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
- 8 Trade te domino meo regi Assyriorum
-13 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-15 Non dabitur civitas ista in manu regis Assyriorum
-16 Hæc enim dicit rex Assyriorum
-18 Numquid liberaverunt dii... de manu regis Assyriorum
37- 4 Verba Rabsacis quem misit rex Assyriorum
- 6 Blasphemaver. pueri regis Assyriorum me
- 8 Invenit regem Assyriorum præliantem
-10 Non dabitur Jerusalem in manu regis Assyriorum
-11 Quæ fecerunt reges Assyriorum
-18 Desertas fecerunt reges Assyriorum terras
-21 Rogasti me de Sennacherib rege Assyriorum
-33 Hæc dicit Dominus de rege Assyriorum
Isai. 37-36 Percussit in castris Assyriorum centum
-37 Reversus est Sennacherib rex Assyriorum
38- 6 Et de manu regis Assyriorum eruam te
Jerem. 2-18 Quid tibi cum via Assyriorum
Thren. 5- 6 Dedimus manum, et Assyriis ut saturaremur pane
Ezech. 16-28 Et fornicata es tu filiis Assyriorum
23- 5 Insanivit... in Assyrios propinquantes
- 7 Dedit fornicationes s. super... filios Assyriorum universos
-12 Ad filios Assyriorum præbuit impudenter
-23 Omnes filios Assyriorum (*congregabo*)
Osee. 7-11 Ad Assyrios abierunt
9- 3 In Assyriis pollutum come
11-11 Avolabunt.... quasi columba de terra Assyriorum
12- 1 Fœdus cum Assyriis iniit
13- 7 Et ego ero eis... sicut pardus in via Assyriorum
Mich. 5- 5 Cum venerit Assyrius in terram nostram
Zach. 10-10 De Assyriis congregabo eos

ASTAROTH.

Nomen loci. Astaroth antiqua civitas Og regis Basan, in qua habitaverunt gigantes, quæ postea cecidit in sortem tribus Manasse, regionis Batanææ et sex millibus ab Adra urbe Arabiæ separata est. Eadem est atque Astarothcarnaim cujus habitatores interfecit Chodorlahomor.

Deut. 1- 4 Og reg. Basan qui mansit in Astaroth
Josue. 9-10 Et Og regi Basan qui erat in Astaroth
12- 4 De reliquis Raphaim qui habitavit in Astaroth
13-12 Og in Basan qui regnavit in Astaroth
-31 Galaad, et Astaroth, et Edraï
1 *Par.* 6-71 Astaroth cum suburbanis suis

ASTAROTH.

Idolum. Significat hæc vox vel generatim plura numina, quæ tamen fœminino sexu colantur, vel definite unum aliquod; alia enim Astarthe Sidoniorum, alia Ascalonitarum, alia Tyrorum. Sub his autem nominibus colebatur, aut Venus, aut Diana, aut Luna, etc. In adorationem Astaroth aliquando lapsi sunt Judæi.

Judic. 2-13 Servientes Baal et Astaroth
3- 7 Servientes Baalim et Astaroth
10- 6 Servierunt idolis, Baalim et Astaroth
1 *Reg.* 7- 3 Auferte deos... Baalim et Astaroth
- 4 Abstulerunt e.filii Isr. Baalim et Astaroth
12-10 Servivimus Baalim et Astaroth
31-10 Posuerunt arma ejus in templo Astaroth
4 *Reg.* 23-13 Quæ ædificav. Sal... Astaroth, idolo Sidoniorum

ASTAROTHCARNAIM.

Vide ASTAROTH, *locum.*

Gen. 14- 5 Percusseruntque Raphaïm in Astarothcarnaïm

ASTAROTHITES.

1 *Par.* 11-44 Ozia Astarothites

ASTARTHE.

3 *Reg.* 11- 5 Sed colebat Salomon Astharthen deam Sidon.
-33 Et adoraverit Astharthen deam Sidoniorum

ASTO.

Gen. 45- 1 Multis coram astantibus
Levit. 9- 5 Ubi cum omnis multitudo astaret,
2 *Esdr.* 12-43 Lætificatus... in sac. et Levitis astantibus
Tobiæ. 12-15 Unus e septem qui astamus ante Dominum
Psal. 2- 2 Astiterunt reges terræ et principes
5- 5 Mane astabo tibi, et videbo
35- 5 Astitit omni viæ non bonæ
44-10 Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato
108-31 Quia astitit a dextris pauperis
Eccli. 15-10 Sapientiæ enim Dei astabit laus
51- 3 In conspectu astantium factus es mihi adjutor
1 *Mac.* 6-35 Astiterunt singulis elephantis mille viri
2 *Mac.* 3-33 Astantes Heliodoro, dixerunt
6-21 Hi autem qui astabant,
Marc. 14-70 Rursus qui astabant, dicebant Petro
Luc. 1-19 Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum
19-24 Et astantibus dixit: Auferte ab illo mnam
Act. 1-10 Ecce duo viri astiterunt juxta illos
4-10 In hoc iste astat coram vobis sanus
-26 Astiterunt reges terræ et principes
10-17 Ecce viri... astiterunt ad januam
11-11 Et ecce viri tres confestim astiterunt in domo
12- 7 Et ecce Angelus Domini astitit
Act. 22-20 Ego astabam, et consentiebam
-25 Dicit astanti sibi centurioni Paulus
23- 2 Præcepit astantibus sibi percutere os ejus.
- 4 Et qui astabant dixerunt: Summum
27-23 Astitit enim mihi hac nocte Angelus Dei
Rom. 16- 2 Etenim ipsa quoque astitit multis et mihi ipsi
2 *Tim.* 4-17 Dominus autem mihi astitit et confortavit

ASTRA.

Deut. 4-19 Ne.. videas... lunam, et omnia astra cœli
10-22 Multiplicavit te Dom... sicut astra cœli
28-62 Qui prius eratis sicut astra cœli
2 *Esdr.* 4-21 Ab ascensu auroræ donec egrediantur astra
Job. 38- 7 Cum me laudarent simul astra matutina
Isai. 14-13 Super astra Dei exaltabo solium meum

ASTRINGO.

Exod. 39- 6 Paravit... Astrictos et inclusos auro
Levit. 8- 8 Quod astringens cingulo aptavit rationali
3 *Reg.* 8-31 Quo teneatur astrictus et venerit
Ezech. 27-24 Quæ obvolutæ et astrictæ erant funibus
Act. 22-25 Et cum astrinxissent eum loris

ASTUTIA.

Job. 5-13 Qui apprehendit sapientes in astutia eorum
Prov. 1- 4 Ut detur parvulis astutia
8- 5 Intelligite parvuli astutiam
Eccli. 1- 6 Et astutias illius quis agnovit?
42-18 Et in astutia eorum excogitavit
1 *Cor.* 3-19 Comprehendam sapientes in astutia eorum
2 *Cor.* 4- 2 Non ambulantes in astutia
11- 3 Sicut serpens Hevam seduxit astutia sua
Ephes. 4-14 In astutia ad circumventionem erroris

ASTUTUS.

Prov. 13-16 Astutus omnia agit cum consilio
14-15 Astutus considerat gressus suos
-18 Expectabunt astuti scientiam
15- 5 Qui a. custodit increpationes, astutior fiet
27-12 Astutus videns malum et absconditus est
Eccli. 18-28 Omnis astutus agnoscit sapientiam
37-21 Et vir astutus multorum eruditor
2 *Cor.* 12-16 Sed cum essem astutus, dolo vos cepi.

ASTYAGES.

Anno mundi 3495, *Romæ* 195, *ante J. Ch.* 559. *Filius et successor Cyaxaris, Medorum regis. Tribus et viginti annis natus erat quando regnare cœpit, et per triginta quinque annos regnavit, eique successit Cyrus, filius Mandanæ sororis suæ et Cambysis Persarum regis.*

Dan. 13-65 Rex Astyages appositus est ad patres suos

ASYLUM.

2 *Mac.* 4-34 Qui cum... suasisset de asylo procedere

ASYNCRITUS.

Unus fuit e primis Christianis quem salutat S. Paulus in sua ad Romanos Epistola. Græci festivitatem ejus celebrant die Aprilis octava et habent episcopum primum Hyrcaniæ. Nomen ejus quoque recitatur eodem die in Matyrologio Romano.

Rom. 16-14 Salutate Asyncritum, Phlegontem.

AT.

Gen. 8- 5 At vero aquæ ibant
9-23 At vero Sem et Japhet pallium impos.
Deinceps consulto omittitur.

ATAD.

Anno mundi 2345, *ante J. Ch.* 1709. *Area Atad, locus est trans Jordanem, in quo planxerunt quondam Jacob, tertio ab Jericho lapide, duobus millibus ab Jordane, qui nunc vocatur Betgla, quod interpretatur, Locus Gyri, eo quod ibi more plangentium circumierint in funere Jacob filii sui et principes Ægypti. Porro in area Atad luctum facere maluerunt, ne, si tandiu hærerent in intimis Chananææ, periculum aliquod immineret, et occasio pugnæ oriretur. Inde portaverunt corpus Jacob et sepelierunt illud in spelunca duplici quam emerat Abraham ab Ephron.*

Gen. 50-10 Veneruntque ad Aream Atad, quæ sita est.

ATARA.

Uxor secunda Jerameel filii primogeniti Hesron. Mater fuit Onam.

1 *Par.* 2-26 Duxit quoque uxorem alteram Jerameel, nomine Atara.

ATAROTH.

Civitas olim Amorrhæorum trans Jordanem, quæ postea cecidit in sortem tribus Gad.

Num. 32– 3 Ataroth, et Dibon, et Jazer, et Nemra
-34 Extruxerunt... Ataroth, et Aroer
Josue. 16– 2 Transitque terminum Archi, Ataroth
– 5 Contra Orientem Ataroth
– 7 Descenditque de Janoë in Ataroth Addar
18–13 Descenditque in Ataroth Addar

ATER I.

Princeps familiæ cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis numero nonaginta octo.

1 Esdr. 2–16 Filii Ater, qui erant ex Ezechia 98
2 Esdr. 7–21 Filii Ater. Hezechiæ, nonaginta octo
10–17 Ater, Hezechia, Azur.

ATER II.

Cujus filii janitores fuerunt templi post ascensum e captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2–42 Filii janitorum : Filii Sellum, filii Ater
2 Esdr. 7–46 Janitores : Filii Sellum, filii Ater

ATHA.

Maran Atha vox quædam est hebræo-syriaca, significans : Dominus noster veniat, scilicet Judex et vindex.

1 Cor. 16–22 Si quis non amat Dom. Maran Atha

ATHACH.

Eunuchus Assueri, minister reginæ Esther. Hunc misit regina ad Mardochæum ut ab eo cognosceret afflictionem et mæstum ejus.

Esth. 4– 5 Accitoque Athach eunucho
– 6 Egressusque Athach, ivit ad Mardoch.
– 9 Regressus Athach, nuntiavit Esther

ATHACH.

Nomen loci in tribu Juda.

1 Reg. 30–30 Qui in lacu Asan, et qui in Athach.

ATHAIAS.

Filius Aziam, ex tribu Juda.

2 Esdr. 11– 4 Athaias filius Aziam

ATHALAI.

Filius Bebai, qui alienigenam duxerat uxorem, quam postea dimisit.

1 Esdr. 10–28 Zabbaï, Athalaï

ATHALIA.

Filia Achab regis Israel, et Jezabel, uxor Joram regis Juda, materque Ochosiæ, qui patri successit, cum esset viginti et duobus annis natus. Athalia, interfectis omnibus filiis regis Juda, excepto Joas quem subtraxerat Josaba, regno potita est et regnavit annis septem. Interfecta est autem a populo, jussu summi sacerdotis Joiada qui protulit regem Joam, cui imposuit in capite coronam et diadema.

4 Reg. 8–26 Nomen matris ejus Athalia filia Amri
11– 1 Athalia vero mater Ochoziæ
– 2 Abscondit eum a facie Athaliæ
– 3 Porro Athalia regnavit super terram
-13 Audivit autem Athalia vocem populi
-20 Athalia autem occisa est gladio in domo regis
2 Par. 22– 2 Nomen matris ejus Athalia filia Amri
-10 Siquidem Athalia mater ejus
-11 Et idcirco Athalia non interfecit eum
-12 Annis regnavit Athalia super terram
23– 1 Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet
-21 Porro Athalia interfecta est gladio
24– 7 Athalia enim impiissima, et filii
1 Esdr. 8– 7 De filii Alam Isaias filius Athaliæ

ATHANAI.

Filius Zara Levites qui canebat coram arca Dei.

1 Par. 6–41 Filii Athanaï, filii Zara

ATHAR. *Urbs in tribu Simeon.*

Josue. 19– 7 Remmon et Athar et Asan

ATHENÆ.

Urbs valde celebris Græciæ.

Act. 17–15 Perduxerunt eum usque Athenas
-16 Paulus a. cum Athenis eos expectaret
18– 1 Post hæc egressus ab Athenis, venit Cor.
1 Thes. 3– 1 Placuit nobis remanere Athenis

ATHENIENSES.

2 Mac. 9–15 Æquales, nunc Atheniensibus
Act. 17–21 Athenienses autem omnes et advenæ
-22 Viri Athenienses, per omnia

ATHENOBIUS.

Filius Demetrii, et dux exercituum Antiochi, cujus et amicus, qui missus ab Antiocho est ad Simonem in Jerusalem, ut ab eo peteret restitutionem urbium quarumdam. Noluit autem assentire Simon, ideoque Antiochus bellum iniit in quo victus est.

1 Mac. 15–28 Misit ad eum Athenobium unum de amicis
-32 Et venit Athenobius amicus regis in Jer.
-35 Non respondit ei Athenobius verbum

ATHERSATHA.

Hoc nomine vocatus est Nehemias Chaldaice.

1 Esdr. 2–63 Et dixit Athersatha eis
2 Esdr. 7–65 Dixitque Athersatha eis
-70 Athersatha dedit in thesaurum auri
8– 9 Nehemias (ipse est Athersatha)

ATHMATHA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15–54 Athmatha, etCariath-Arbe, hæc est Hebron

ATQUE. *Conjunctio.*

Gen. 1–21 Animam viventem atque motabilem
Deinceps consulto omittitur.

ATRAMENTARIUM.

Ezech. 9– 2 Atramentarium scriptoris ad renes
– 3 Atramentarium scriptoris habebat in lumbis
-11 Qui habebat atramentarium in dorso

ATRAMENTUM.

Jerem. 36–18 Ego scribebam in volumine atramento
2 Cor. 3– 3 Scripta non atramento, sed spiritu Dei
2 Joan. -12 Nolui per chartam et atramentum
3 Joan. -13 Nolui per atramentum et calamum scribere

ATRIOLUM.

Ezech 46–21 Et ecce atriolum erat in angulo atrii
Atriola singula per angulos atrii
-22 In quatuor angulis atrii atriola disposita
-23 Paries... ambiens quatuor atriola

ATRIUM.

Exod. 27– 9 Facies et atrium tabernaculi
-12 In latitudine vero atrii
-13 In ea quoque atrii latitudine
-16 In introitu vero atrii fiet tentorium
-17 Omnes columnæ atrii per circuitum
-18 In longitudine occupabit atrium
-19 Tam paxillos ejus quam atrii, ex ære facies
35–17 Cortinas atrii cum columnis
-18 Paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis
38– 9 Fecit et atrium, in cujus Australi plaga erant
-16 Cuncta atrii tentoria byssus retorta texuerat
-17 Ipsas columnas atrii tentoria habebant
-20 Paxillos quoque tabernaculi et atrii... fecit æneos
-31 Bases atrii tam in circuitu quam in ingressu
39–39 Tentoria atrii, et columnas cum basibus
-40 Tentorium in introitu atrii
40– 8 Circumdabisq. atrium tentoriis
Levit. 6–16 Comedet in loco sancto atrii tabernaculi
-26 Comedet eam... in atrio tabernaculi
Num. 3–26 Ante fores tecti fœderis et cortinas atrii : Quod appenditur in introitu atrii tabernaculi
-37 Columnæque atrii per circuitum cum basibus
4–26 Cortinas atrii, et velum in introitu
-32 Columnas quoque atrii per circuitum
3 Reg. 6–36 Ædificavit atrium interius
7– 9 Extrinsecus usque ad atrium majus
-12 Et atrium majus rotundum
Nec non in atrio domus Domini interioris
8–64 Sanctificavit rex medium atrii
4 Reg. 20– 4 Egred. Isaïas mediam partem atrii
21– 5 Extruxit... in duobus atriis templi Dom.
23–12 Altaria quæ fecerat Manasses in duobus atriis
1 Par. 9–16 Qui habitavit in atriis Nethophati
28– 6 Ædificabit domum meam, et atria mea
-12 Omnium quæ cogitaverat atriorum
2 Par. 4– 9 Fecit etiam atrium sacerdotum
7– 7 Sanctif. quoq. Salomon medium atrii
20– 5 In domo Domini ante atrium novum
23– 5 Omne v. reliquum vulgus sit in atriis domus
2 Par. 24–21 Miserunt lap... in atrio domus Domini
33– 5 In duobus atriis domus Domini
2 Esdr. 3–25 Id est, in atrio carceris
8–16 Et in atriis suis
Et in atriis domus Dei
Esth. 4–11 Interius atrium regis intraverit
5– 1 Stetit in atrio domus regiæ
6– 4 Quis est, inquit, in atrio?
Aman quippe interius atrium intraverat
– 5 Aman stat in atrio
Psal. 28– 2 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
64– 5 Inhabitabit in atriis tuis
83– 3 Deficit anima mea in atriis Domini
-11 Melior est dies una in atriis tuis super millia
91–14 In atriis domus Dei nostri florebunt
95– 8 Introite in atria ejus
– 9 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
99– 4 Introite... atria ejus in hymnis
115–19 In atriis domus Domini, in medio tui Jerusalem
121– 2 Stantes erant pedes nostri in atriis tuis Jerusalem
133– 1 In atriis domus Dei nostri
134– 2 In atriis domus Dei nostri
Eccli. 50– 5 Ingressum domus et atrii amplificavit
Isai. 1–12 Aut ambularetis in atriis meis
62– 9 Bibent in atriis sanctis meis
Jerem. 19–14 Stetit in atrio domus Domini
26– 2 Sta in atrio domus Domini
32– 2 Jer. proph. erat clausus in atrio carceris
-12 Qui sedebant in atrio carceris
33– 1 Cum adhuc clausus esset in atrio carceris
36–20 Ingressi sunt ad regem in atrium
Ezech. 8– 7 Et introduxit me ad ostium atrii
-16 Et introduxit me in atrium domus Dom.
9– 7 Et implete atria interfectis
10– 3 Et implevit atrium interius
– 4 Et atrium repletum est splendore gloriæ Domini
– 5 Audiebatur usque ad atrium exterius
40–14 Ad frontem atrium portæ undique
-17 Et eduxit me ad atrium exterius
Stratum lapide in atrio per circuitum
-19 Usque ad frontem atrii interioris
-20 Quæ respiciebat viam Aquilonis atrii exterioris
-23 Porta atrii interioris contra portam
-27 Porta atrii interioris in via australi
-28 Introduxit me in atrium interius
-31 Vestibulum ejus ad atrium exterius
-32 Introduxit me in atrium interius
-34 Et vestibulum ejus, id est, atrii exterioris
-37 Vestibulum respiciebat ad atrium exterius
-44 Gazophylacia cantorum in atrio interiori
-47 Et mensus est atrium longitudine centum
41–15 Templum interius et vestibula atrii
42– 1 Et eduxit me in atrium exterius
– 3 Contra viginti cubitos atrii interioris
Stratum lapide atrii exterioris
– 6 Sicut erant columnæ atriorum
– 7 Quæ erant in via atrii exterioris
– 8 Longitudo erat gazophyl. atrii exterioris
– 9 Ingred. in ea de atrio exteriori
-10 In latitudine periboli atrii
-14 Non egredientur de sanctis in atrium
43– 5 Introduxit me in atrium interius
44–17 Cumq. ingredientur portas atrii interioris
Quando ministrant in portis atrii interioris
-19 Cumque egredientur atrium exterius
-21 Quando ingressurus est atrium interius
-27 Ad atrium interius, ut ministret
45–19 In postibus portæ atrii interioris.
46– 1 Porta atrii interioris, quæ respicit
-20 Ut non efferant in atrium exterius
-21 Et eduxit me in atrium exterius
Circumduxit me per quatuor angulos atrii
Et ecce atriolum erat in angulo atrii
Atriola singula per angulos atrii
-22 In quatuor angulis atrii atriola disposita
47–17 A mari usque ad atrium Enon terminus
48– 1 Atrium Enon terminus Damasci
Zach. 3– 7 Et custodies atria mea et dabo tibi
1 Mac. 4–38 In atriis virgulta nata sicut in saltu
-48 Ædem et atria sanctificaverunt
2 Mac. 4–46 Ptolemæus in quodam atrio positum
Matth. 26–58 Usque in atrium principis sacerdotum
-69 Petrus vero sedebat foris in atrio
Marc. 14–54 Usque intro in atrium summi Sacerdotis
-66 Cum esset Petrus in atrio deorsum
-68 Et exiit foras ante atrium et gallus cantavit
15–16 Milites a. duxerunt eum in atrium præt.
Luc. 11–21 Cum fortis armatus custodit atrium suum
22–55 Accenso autem igne in medio atrii
Joan. 18–15 Introivit cum Jesu in atrium Pontificis
Apoc. 11– 2 Atrium autem quod est foris templum

ATROCITER.
2 *Par.* 28- 9 Occidistis eos atrociter

ATTACUS.
Levit. 11-22 Attacus atque ophiomacus, ac locusta

ATTALIA.
Urbs est Pamphiliæ juxta Corycium promontorium; hodie appellatur Satalia.
Act. 14-24 Descenderunt in Attaliam

ATTALUS.
Rex Pergami. Filius erat Attali et Stratonicis. Mortuus est absque liberis et in testamento constituit populum romanum hæredem omnium bonorum, his verbis : Populus Romanus meorum hæres esto.
1 *Mac.* 15-22 Hæc eadem scripta Attalo, et Ariarathi, et Arsaci

ATTAMEN.
Gen. 38-26 Attamen ultra non cognovit eam
Num. 14-22 Attamen omnes homines qui viderunt
3 *Reg.* 3- 2 Attamen populus immolabat in excelsis
15- 6 Attamen bellum fuit inter Roboam et
4 *Reg.* 2-10 Attamen si videris me, quando tollar a te
2 *Par.* 15-17 Attamen cor Asa erat perfectum
21-10 Attamen rebellavit Edom
30-11 Attamen quidam viri ex Aser
32-31 Attamen in legatione principum Babylonis
33-17 Attamen adhuc populus immolabat
Job. 14-22 Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit
Eccle. 8-12 Attamen peccator ex eo quod centies facit malum
Jerem. 34- 4 Attamen audi verbum Domini, Sedecia
Dan. 4-20 Attamen germen radicum ej. in terra dimittite
Soph. 3- 7 Dixi : Attamen timebis me

ATTENDO.
Deut. 27- 9 Attende, et audi Israël
3 *Reg.* 18-29 Nec attendebat orantes
4 *Reg.* 3-14 Non attendissem quidem te, nec respexissem
2 *Par.* 20-15 Et ait : Attendite omnis Juda,
33-10 Et attendere noluerunt
2 *Esdr.* 1-11 Sit auris tua attendens ad orationem servi
9-34 Non attenderunt mandata tua
Tobiæ. 4-13 Attende tibi, fili mi, ab omni fornicatione
Judith. 6-15 Faciem sanctorum tuorum attende
Job. 13- 6 Judicium labiorum meorum attendite
21- 5 Attendite me, et obstupescite
33-31 Attende Job, et audi me : et tace
Psal. 65-19 Et attendit voci deprecationis meæ
77- 1 Attendite, popule meus, legem meam
Prov. 4- 1 Attendite, ut sciatis prudentiam
5- 1 Fili mi, attende ad sapientiam meam
7-24 Audi me et attende verbis oris mei
23- 1 Diligenter attende quæ apposita sunt
Sap. 13- 1 Neque operibus attendentes agnoverunt
14-30 Attendentes idolis, et juraverunt injuste
Prol. Eccli. Magis magisque attendant animo
Eccli. 1-38 Attende in illis, ne forte cadas,
5- 1 Noli attendere ad possessiones iniquas
6-13 Et ab amicis tuis attende
-33 Fili, si attenderis mihi, disces
7-24 Pecora tibi sunt? attende illis
11-35 Attende tibi a pestifero, fabricat enim mala
13-10 Attende ne seductus in stultitiam humilieris
-16 Attende diligenter auditui tuo
16-25 In verbis meis attende in corde tuo
17-11 Attendite ab omni iniquo
18-27 In diebus delictorum attendet ab inertia
28-30 Attende ne forte labaris in lingua
29-27 Et attende tibi ne incidas
32-26 A domesticis tuis attende
-28 Qui credit Deo attendit mandatis
34- 2 Sic et qui attendit ad visa mendacia
35- 2 Sacrificium salutare est attendere mandatis
37-14 Non attendas his in omni consilio
Isai. 10-30 Attende Laïsa, paupercula Anathoth
28-23 Audite vocem meam, attendite et audite
34- 1 Audite, et populi attendite : Audiat terra
42-23 Quis est qui... attendat et auscultet futura
48-18 Utinam attendisset mandata mea
49- 1 Et attendite populi de longe
51- 1 Attendite ad petram unde excisi estis
- 2 Attendite ad Abraham patrem vestrum
- 4 Attendite ad me, popule meus
63-15 Attende de cœlo, et vide de habitaculo
Jerem. 8- 6 Attendi, et auscultavi.
18-18 Non attendamus ad universos sermones
-19 Attende, Domine, ad me et audi vocem
29- 8 Ne attendatis ad somnia vestr
Thren. 1-12 Attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus
Dan. 9-19 Attende et fac : Ne moreris
Osee. 5- 1 Attendite, domus Israël
Mich. 1- 2 Attendat terra, et plenitudo ejus
Zach. 1- 4 Non audierunt neque attenderunt ad me
7-11 Et noluerunt attendere et averterunt
Malac. 3-16 Et attendit Dominus, et audivit
Matth. 6- 1 Attendite ne justitiam vestram faciatis
7-15 Attendite a falsis prophetis
Luc. 12- 1 Attendite a fermento Pharisæorum
17- 3 Attendite vobis : Si peccavit in te frater
20-46 Attendite a Scribis, qui volunt ambulare
21-34 Attendite autem vobis, ne forte graventur
Act. 5-35 Attendite vobis super hominibus istis
8-11 Attendebant autem eum,
20-28 Attendite vobis et univer. gregi,
1 *Tim.* 4- 1 Attendentes spiritibus erroris
-13 Dum venio, attende lectioni,
-16 Attende tibi, et doctrinæ
2 *Petr.* 1-19 Cui benefacitis attendentes

ATTENTE, IUS.
Josue. 22- 5 Ut custodiatis attente
1 *Petr.* 1-22 Invicem diligite attentius

ATTENTIO.
Sap. 12-20 Cum tanta cruciasti attentione

ATTENTUS, IOR.
Prol. Eccli. Et attentiori studio lectionem facere
Thren. 4-17 Cum respiceremus attenti ad Gentem

ATTENUO.
Levit. 25-25 Si attenuatus frater tuus vendiderit
-35 Si attenuatus fuerit frater tuus
-47 Attenuatus frater tuus vendiderit se ei
2 *Reg.* 13- 4 Quare sic attenuaris macie, fili regis
2 *Esdr.* 5-18 Valde enim attenuatus erat populus
Job. 17- 1 Spiritus meus attenuabitur, dies mei
18-12 Attenuetur fame robur ejus
Isai. 17- 4 Attenuabitur gloria Jacob
19- 6 Attenuabuntur, et siccabuntur rivi aggerum
38-14 Attenuati sunt oculi mei
Jerem. 14-18 Ecce attenuati fame
30-19 Glorificabo eos et non attenuabuntu
Soph. 2-11 Et attenuabit omnes deos terræ
-14 Quoniam attenuabo robur ejus

ATTERO.
Num. 22-25 Attrivit sedentis pedem
Deut. 23- 1 Attritis vel amputatis testiculis
29- 5 Non sunt attrita vestimenta vestra
2 *Reg.* 21- 5 Virum, qui attrivit nos, et oppressit inique
3 *Reg.* 14-24 Gent. quas attrivit Dominus ante... Israel
4 *Reg.* 13- 4 Quia attriverat eos rex Syriæ
1 *Par.* 17- 9 Nec filii iniquitatis atterent eos, sicut a principio
2 *Esdr.* 9-21 Et pedes eorum non sunt attriti
Job. 14-12 Donec atteratur cœlum, non evigilabit
18-16 Sursum autem atteratur messis ejus
19- 2 Usquequo... et atteritis me sermonibus
20-10 Filii ejus atterentur egestate
Isai. 3-15 Quare atteritis populum meum
24-10 Attrita est civitas vanitatis
48-19 Non fuisset attritum nomen ejus a facie mea
51- 6 Terra sicut vestimentum atteretur
53- 5 Attritus est propter scelera nostra
Jerem. 5- 3 Attrivisti eos, et renuerunt accipere
Ezech. 3- 7 Omnis quippe domus Israël attrita fronte est
23-43 Et dixi ei, quæ attrita est in adulteriis
30- 8 Cum... attriti fuerint omnes auxiliatores ejus
1 *Mac.* 13-31 Ut veniret in terram Juda, et attereret eam
14- 1 Voluerunt... et atterere regionem ipsorum

ATTESTATIO.
Gen. 43- 3 Denuntiavit sub attestatione jurisjurandi

ATTINET.
Act. 24-25 Quod nunc attinet, vade

ATTINGO.
Gen. 26-29 Nos nihil tuorum attingimus
Levit. 15-23 Quisquis attigerit, lavabit vestimenta
Josue. 8-13 Ita ut... occid. plagam urbis attingerent
Prov. 23-10 Ne attingas parvulorum terminos
Sap. 7-24 Attingit autem ubique propter suam munditiam
8- 1 Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter
18-16 Usque ad cœlum attingebat stans in terra
Ezech. 41- 6 Et non attingerent parietem templi

ATTOLLO.
Gen. 43-29 Attollens autem Joseph oculos vidit Benj.
Psal. 23- 7 Attollite portas principes vestras
- 9 Attollite portas principes vestras

ATTONDEO.
Levit. 19-27 Neque in rotundum attondebitis comam
Jerem. 9-26 Super omnes qui attonsi sunt in comam
25-23 Universis qui attonsi sunt in comam
49-32 Dispergam eos... qui sunt attonsi in comam
Ezech. 44-20 Tondentes attondent capita sua
Nahum. 1-12 Sic quoque attondentur et pertransibit

ATTONITI.
Job. 15-12 Magna cogitans attonitos habes oculos
Prov. 16-30 Qui attonitis oculis cogitat prava
Ezech. 26-16 Et attoniti super repentino casu tuo

ATTRAHO.
Tobiæ. 6- 4 Attraxit eum in siccum, et palpitare cœpit
Psal. 10- 9 Rapere pauperem, dum attrahit eum
18-31 Os meum aperui, et attraxi spiritum
Eccli. 28-23 Qui non attraxit jugum illius
Jerem. 2-24 Onager... attraxit ventum amoris sui
31- 3 Ideo attraxi te, miserans
Baruc. 6-43 Cum autem aliqua ex ipsis attracta
Ezech. 32-20 Attraxerunt eam, et omnes populos ejus

ATTRECTO.
Gen. 27-12 Si attrectaverit me pater meus
Isai. 59-10 Quasi absque oculis attrectavimus
Act. 17-27 Si forte attrectent eum

ATTRIBUTUS.
Num. 36-12 Quæ illis fuerant attributa
Deut. 29-26 Quibus non fuerant attributi

AUCEPS.
Prov. 6- 5 Eruere... quas avis de manu aucupis
Jerem. 5-26 Impii insidiantes quasi aucupes
Amos. 3- 5 Numquid cadet avis in laqueum terræ absque aucupe

AUCTOR.
Judic. 6-29 Cumque perquirerent auctorem facti
1 *Esdr.* 5- 4 Quæ essent nomina hominum auctorum
Sap. 12- 6 Et auctores parentes animarum
2 *Mac.* 2-29 Auctoribus concedentes
-31 Historiæ congruit auctori
Act. 3-15 Auctorem vero vitæ interfecistis
24- 5 Invenimus hunc auctorem seditionis sectæ
Hebr. 2-10 Auctorem salutis eorum per passionem.
12- 2 Aspicientes in auctorem fidei

AUCTORITAS.
3 *Reg.* 21- 7 Grandis auctoritatis es et bene regis

AUCUPIUM.
Levit. 17-13 Si venatione atque aucupio ceperit feram

AUDACIA.
2 *Par.* 17- 6 Cumque sumpsisset cor ejus audaciam
Judith 16- 12 Horruerunt... Medi audaciam ejus
Sap. 12-17 Horum, qui te nesciunt, audaciam traducis,
1 *Mac.* 4-32 Tabefac audaciam virtutis eorum
-35 Videns a. Lysias... Judæorum audaciam,
2 *Mac.* 5-18 Repulsus utique fuisset ab audacia
8-18 Confidunt, ait, simul et audacia
13-18 Accepto gustu audaciæ Judæorum

AUDACTER.
Gen. 34-30 Quibus patratis audacter, Jacob dixit
Judic. 20-31 Filii Benjamin audacter eruperunt de civ.
2 *Reg.* 18-13 Si fecissem contra animam meam audacter
Job. 12- 6 Et audacter provocant Deum
39-21 Terram ungula fodit, exultat audacter
1 *Mac.* 6-45 Cucurrit ad eam audacter in medio legioni:
2 *Mac.* 14-43 Recurrens audacter ad murum, præcipitavit
Marc. 15-43 Audacter introivit ad Pilatum et petiit corpus
Rom. 15-15 Audacius autem scripsi vobis, fratres.

AUDAX.
Sap. 11-18 Immittere illis... aut audaces leones
Eccli. 8-18 Cum audace non eas in via, ne forte gravet
-19 Cum audace non eas in desertum
21- 8 Notus a longe potens lingua audaci
22- 5 Patrem et virum confundit audax
2 *Petr.* 2-10 Audaces, sibi placentes, sectas non metuunt

AUDENTER.
Act. 2-29 Liceat audenter dicere ad vos de p. David

AUDEO.
Gen. 35- 5 Non sunt ausi persequi recedentes

Gen. 44-26 Non audemus videre faciem viri
45-15 Post quæ ausi sunt loqui ad eum
Exod. 3- 6 Non enim audebat aspicere contra Deum
Levit. 26-37 Nemo vestrum inimicis audebit resistere
Num. 8-19 Si ausi fuerint accedere ad sanctuarium
24- 9 Quasi leæna, quam suscitare nullus audebit
32- 7 Ne transire audeant in locum
Deut. 19-20 Nequaquam talia audeant facere
Josue. 6- 1 Et nullus egredi audebat
10-21 Nullus, etc. mutire ausus est
21-42 Nullus, etc. resistere ausus est
1 Reg. 17-36 Qui ausus est maledicere exercitui Dei viventis?
2 Reg. 16-10 Quis est qui audeat dicere : Quare sic fecerit?
4 Reg. 18-20 In quo confidis, ut audeas rebellare?
2 Par. 17-10 Nec audebant bellare contra Josaphat
Judith. 14-12 Ausi sunt provocare nos ad prælium
Esth. 7- 5 Quis est iste... ut hæc audeat facere?
8- 7 Quia ausus est manum mittere in Judæos
- 8 Nemo auderet contradicere
9- 2 Nullusque ausus est resistere
Job. 29-22 Verbis meis addere nihil audebant
37-24 Non audebunt contemplari omnes qui sibi
2 Mac. 3-24 Qui ausi fuerant parere ei, ruentes Dei virt.
4- 2 Audebat insidiatorem regni dicere
-12 Etenim ausus est sub ipsa arce gymn.
5-15 Ausus est etiam intrare templum
Matth. 22-46 Neque ausus fuit quisquam ex illa die
Marc. 12-34 Et nemo jam audebat eum interrogare
Luc. 20-40 Et amplius non audebant eum quidquam interrogare
Joan. 21-12 Nemo audebat discumbentium interrogare
Act. 5-13 Nemo audebat se conjungere illis
7-32 Tremefactus a. Moyses non audebat considerare
Rom. 5- 7 Nam pro bono forsitan quis audeat mori?
10-20 Isaias autem audet, et dicit :
15-18 Non enim audeo aliquid loqui eorum
1 Cor. 6- 1 Audet aliquis vestrum habens negotium
2 Cor. 5- 6 Audentes igitur semper scientes quoniam
- 8 Audemus autem, et bonam voluntatem
10- 2 Rogo autem vos ne præsens audeam
Existimor audere, in quosdam
-12 Non enim audemus inserere
11-21 In quo quis audet, (in insipientia dico) audeo et ego :
Ephes. 6-20 Ita ut in ipso audeam prout oportet me loqui
Philip. 1-14 Abundantius auderent sine timore verbum
Judæ. - 9 Non est ausus judicium inferre blasphemiæ

AUDIO.

Gen. 3- 8 Et cum audissent vocem Domini Dei
-10 Qui ait : Vocem tuam audivi in paradiso
-17 Quia audisti vocem uxoris tuæ
4-23 Audite vocem meam uxores Lamech
11- 7 Ut non audiat unusquisque vocem proximi
14-14 Quod cum audisset Abram, capt. vid. Lot.
16-11 Eo quod audierit Dominus afflictionem
18-10 Quo audito, Sara risit post ostium tabernaculi
21- 6 Quicumque audierit, corridebit mihi
- 7 Quis auditurum crederet Abraham
-12 Quæ dixerit tibi Sara, audi vocem ejus
-26 Et ego non audivi præter hodie
23- 6 Audi nos, domine, princeps Dei es apud nos
- 8 Audite me, et intercedite pro me apud Ephron
-10 Cunctis audientibus qui ingrediebantur
-13 Quæso, ut audias me : Dabo pecuniam
-15 Domine mi, audi me :
-16 Quod cum audisset Abraham, appendit
Audientibus filiis Heth
24-28 Nuntiavit... matri... omnia quæ audierat
-30 Cumque... audisset cuncta verba referentis
-43 Virgo quæ,... audierit a me : Da mihi
-52 Quod cum audisset puer Abraham
27- 5 Quod cum audisset Rebecca, et ille abiisset
- 6 Audivi patrem tuum loquentem cum Esaü
-13 Tantum audi vocem meam et pergens affer
-18 At ille respondit : Audio,
-34 Auditis Esaü sermonibus patris
-43 Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam
29-13 Qui cum audisset venisse Jacob filium sororis
Auditis autem causis itineris
-33 Quoniam audivit me Dominus haberi contemptui
31- 1 Audivit verba filiorum Laban dicentium
34- 5 Quod cum audisset Jacob, absentibus filiis,
- 7 Auditoque quod acciderat, irati sunt valde
37- 6 Audite somnium meum quod vidi
-17 Audivi autem eos dicentes : Eamus

Gen. 37-21 Audiens autem hoc Ruben, nitebatur liberare
39-15 Et audisset vocem meam, reliquit pallium
-18 Cumque audisset me clamare... fugit
-19 His auditis dominus... iratus est valde
41-13 Audivimus quidquid postea rei probavit eventus
-15 Quæ audivi te sapientissime conjicere
42- 1 Audiens autem Jacob quod alimenta
- 2 Audivi quod triticum venumdetur
-21 Cum deprecaretur nos et non audivimus
-22 En sanguis ejus exquiritur et non audistis me?
43-20 Oramus, Domine, ut audias nos
-25 Audierant enim quod ibi comesturi essent panem
45- 2 Quam audierunt Ægyptii, omnisque domus Pharaonis
-16 Auditumque est, et celebri sermone
-26 Quo audito Jacob, quasi de gravi somno
46- 2 Audivit eum per visionem noctis vocantem se
49- 2 Congregamini et audite, filii Jacob,
Audite, Israël, patrem vestrum
50-17 Quibus auditis, flevit Joseph
Exod. 2-15 Audivitque Pharao sermonem hunc
-24 Et audivit gemitum eorum
3- 7 Clamorem ejus audivi propter duritiam
-18 Et audient vocem tuam
4- 1 Neque audient vocem meam, sed dicent
- 9 Neque audierint vocem tuam
-31 Audieruntque q. visitasset Dominus filios Israël
5- 2 Quis est Dominus ut audiam vocem ejus
6- 5 Ego audivi gemitum filiorum Israël
-12 Ecce filii Israël non audiunt me
Quomodo audiet Pharao
-30 Quomodo audiet me Pharao.
7- 4 Et non audiet vos :
-13 Induratumque... et non audivit eos
-16 Usque ad presens audire noluisti
-22 Induratum... nec audivit eos
8-15 Ingravavit cor suum, non audivit eos,
-19 Induratum... et non audivit eos
9-12 Induravitque... et non audivit eos
11- 9 Non audiet vos Pharao
15-26 Si audieris vocem Domini Dei
16- 7 Audivit enim murmur vestrum
- 8 Eo quod audierit murmurationes vestras
-12 Audivi murmurationes filiorum Israël
-20 Qui non audierunt eum, sed dimiserunt
18- 1 Cumque audisset Jethro, sacerdos Madian
-19 Sed audi verba mea, atque consilia
-24 Quibus auditis, Moyses fecit omnia
19- 5 Si ergo audieritis vocem meam
- 9 Ut audiat me populus loquentem ad te
-16 Ecce cœperunt audiri tonitrua
20-19 Loquere tu nobis et audiemus :
22-23 Et ego audiam clamorem eorum
23-13 Neque audietur ex ore vestro
-21 Observa eum, et audi vocem ejus
-22 Quod si audieris vocem ejus
24- 7 Volumen fœderis legit, audiente populo
28-35 Ut audiatur sonitus quando ingreditur
32-17 Audiens a. Josue tumultum populi
Ululatus pugnæ auditur in castris
-18 Sed vocem cantantium ego audio
33- 4 Audiensque populus sermonem hunc pessimum
34-32 Præcepit cuncta quæ audierat a Domino
Levit. 5- 1 Si pec. anima et audierit vocem jurantis
10- 3 Quod audiens tacuit Aaron
24-14 Ponant omnes qui audierunt, manus suas
26-14 Quod si non audieritis me
-21 Si... nec volueritis audire me
-27 Sin autem nec per hæc audieritis me
Num. 7-89 Audiebat vocem loquentis ad se de prop.
11- 1 Quod cum audisset Dominus iratus est
-10 Audivit ergo Moyses flentem populum
-18 Ego enim audivi vos dicere : Quis
12- 2 Quod cum audisset Dominus
- 6 Dixit ad eos : Audite sermones meos
14- 5 Quo audito Moyses et Aaron
-13 Ut audiant Ægyptii,
-14 Qui audierunt quod tu, Domine
-27 Querelas filiorum Israël audivi
-28 Sicut locuti estis audiente me
16- 4 Quod cum audisset Moyses, cecidit
- 8 Dixitque rursum ad Core : Audite, filii Levi
20- 6 Domine Deus, audi clamorem hujus populi
-10 Audite rebelles et increduli
21- 1 Quod cum audisset Chananæus rex Arad
22-36 Quod cum audisset Balac egressus est
23-18 Ausculta, audi, filii, Sephor
27-20 Ut audiat eum omnis synagoga

Num. 30- 6 Sin autem, statim ut audierit, contradixerit pater
- 8 Quo die audierit vir et non contradixerit,
- 9 Sin autem audiens statim contradixerit
-12 Si audierit vir, et tacuerit, nec contra.
-15 Quod si audiens vir tacuerit
Quia statim ut audivit, tacuit
33-40 Audivitque Chananæus rex Arad.
35-24 Audiente populo fuerit comprobatum
Deut. 1-16 Audite illos, et quod justum est judicate ;
-17 Parvum audietis ut magnum
Referte ad me, et ego audiam
-34 Cumque audisset Dominus vocem serm.
-43 Locutus sum, et non audistis
-45 Non audivit vos, nec voci vestræ voluit acquiescere
2-25 Ut audito nomine tuo paveant
4- 1 Et nunc, Israël, audi præcepta et judicia
-10 Congrega... ut audiant sermones meos
- 9 Ut audientes universa præcepta hæc
-12 Vocem verborum ejus audistis
-28 Qui non vident, nec audiunt, nec comedunt
-30 Deum tuum et audies vocem ejus
-33 Ut audiret populus vocem Dei loquentis de medio ignis sicut tu audisti et vixisti (*vidisti*).
-36 De cœlo te fecit audire vocem suam
Et audisti verba illius de medio ignis
5- 1 Audi Israël, cæremonias atque judicia
-23 Postquam audistis vocem de medio tenebrarum
-24 Vocem ejus audivimus de medio ignis
-25 Si enim audierimus ultra vocem Domini
-26 Ut audiat vocem Dei viventis
Sicut nos audivimus, et possit vivere
-27 Audi cuncta quæ dixerit Dominus Deus
Et nos audientes faciemus ea
-28 Quod cum audisset Dominus, ait ad me :
Audivi vocem verborum populi hujus
6- 3 Audi, Israël, et observa ut facias quæ
- 4 Audi Israël, Dominus Deus noster, Dom. unus est
7-12 Si postquam audieris hæc judicia
9- 1 Audi Israël : tu transgredieris hodie Jord.
- 2 Enacim quos ipse vidisti, et audisti
-23 Neque vocem ejus audire voluistis
12-28 Observa et audi omnia quæ ego præcipio tibi
13- 3 Non audies verba prophetæ illius
- 4 Audite vocem ejus, ipsi servietis
- 8 Non acquiescas ei, nec audias
-11 Ut omnis Israël audiens timeat
-12 Si audieris in una urbium tuarum
-18 Quando audieris vocem Domini Dei
15- 5 Si tamen audieris vocem Domini Dei
17- 4 Audiensque inquisieris diligenter
-13 Cunctusque populus audiens timebit
18-14 Augures et divinos audiunt
-15 Prophetam... suscitabit... ipsum audies
-16 Ultra non audiam vocem Domini Dei
-19 Qui autem verba ejus... audire noluerit
19-20 Ut audientes cæteri, timorem habeant
20- 3 Audi, Israël, vos hodie contra inimicos
- 5 Audiente exercitu proclamabunt
21-18 Non audiat patris aut matris imperium
-20 Monita nostra audire contemnit
-21 Universus Israël audiens pertimescat
23- 5 Noluit Dom. Deus tuus audire Balaam
27- 9 Attende, et audi Israël : hodie factus es
-10 Audies vocem ejus et facies mandata
28- 1 Si autem audieris vocem Domini
- 2 Si tamen præcepta ejus audieris
-13 Si tamen audieris mandata Domini Dei tui
-15 Quod si audire nolueris vocem Domini
-45 Quia non audisti vocem Domini Dei tui
-62 Quoniam non audisti vocem Domini Dei
29- 4 Aures quæ possunt audire, usque in præs.
-19 Cumque audierit verba juramenti hujus
30- 8 Audies vocem Domini Dei tui
-10 Si tamen audieris vocem Domini Dei tui
-12 Audiamus atque opere compleamus
-13 Ut possimus audire et facere quod præcep.
-17 Si autem, etc. audire nolueris
31-11 Leges verba Legis... audientibus eis
-12 Ut audientes discant, et timeant Dominum
-13 Ut audire possint, et timeant Dominum
-28 Loquar audientibus eis sermones istos
-30 Audiente universo cœtu Israël
32- 1 Audite, cœli, quæ loquor
Audiat terra verba oris mei
33- 7 Audi, Domine, vocem Judæ
Josue. 2-10 Audivimus quod siccaverit Dominus aquas
-11 Et hæc audientes pertimuimus
3- 9 Accedite huc, et audite verbum Domini
5- 1 Postquam ergo audierunt omnes reges
- 6 Donec consum. qui non audierant vocem

Josue. 6-10 Non clamabitis, nec audietur vox vestra
7- 9 Audient Chananæi, et omnes habitatores
9- 1 Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem
- 3 Audientes cuncta quæ fecerat Josuë
- 9 Audivimus enim famam potentiæ ejus
-16 Audierunt quod in vicino habitarent
10- 1 Cum audisset Adonisedec, rex Jerusalem
11- 1 Quæ cum audisset Jabin, rex Asor
14-12 Da ergo mihi,.. te quoque audiente,
22-11 Quod cum audissent filii Israël
-30 Quibus auditis, Phines sacerdos
-33 Placuit sermo cunctis audientibus
24-10 Et ego nolui audire eum
-27 Quod audierit omnia verba Domini
Judic. 2- 2 Noluistis audire vocem meam
-16 Sed nec eos audire voluerunt
-17 Audientes mandata Domini, omnia facere contraria
-18 Et audiebat afflictorum gemitus et liberabat
-20 Vocem meam audire contempsit
3- 4 Utrum audiret mandata Domini
5- 3 Audite reges, auribus percipite principes
-16 Quare... ut audias sibilos gregum
6-10 Et noluistis audire vocem meam
7- 3 Cunctis audientibus prædica.
-11 Cum audieris quid loquantur
-15 Cumque audisset Gedeon somnium
9- 7 Audite me, viri Sichem, ita audiat vos Deus
-30 Auditis sermonibus Gaal filii Obed
-46 Quod cum audissent qui habitabant
-47 Abimelech q. audiens viros turris Sich.
11-10 Dominus, qui hæc audit, ipse mediator
14-13 Propone problema, ut audiamus
16- 2 Quod cum audissent Philisthiim
17- 2 Super quibus me audiente juraveras
18-20 Quod cum audisset, acquievit sermonibus
19- 3 Quod cum audisset socer ejus
20-13 Qui noluerunt... Israël audire mandata
Ruth. 1- 6 Audierat enim quod respexisset Dominus
2- 8 Audi, filia, ne vadas in alterum agrum
3- 1 Audivit ab ea : Filia mea, quæram tibi
4- 4 Quod audire te volui
1 *Reg.* 1-13 Vox penitus non audiebatur
2-22 Et audivit omnia quæ faciebant filii sui
-23 Quare facitis... quas ego audio,
-24 Non enim est bona fama, quam ego audio
-25 Et non audierunt vocem patris sui
3- 9 Quia audit servus tuus
-10 Loquere, Domine, quia audit servus tuus
-11 Quod quicumque audierit, tinnient ambæ aures ejus
4- 6 Et audierunt Philisthiim vocem clamoris
-14 Et audivit Heli sonitum clamoris
-19 Et audito nuntio quod capta esset arca Dei
7- 7 Et audierunt Philisthiim quod congreg.
Quod cum audissent filii Israël, timuerunt
8- 7 Audi vocem populi in omnibus
- 9 Nunc ergo vocem eorum audi
-19 Noluit autem populus audire vocem Samuelis
-21 Et audivit Samuel omnia verba populi
-22 Audi vocem eorum, et constitue
10-27 Ille vero dissimulabat se audire
11- 4 Verba hæc, audiente populo
- 6 Cum audisset verba hæc, et iratus est furor
12- 1 Ecce audivi vocem vestram
-14 Si... et audieritis vocem ejus
-15 Si autem non audieritis vocemDomini
13- 3 Cum audissent Philisthiim, Saül cecinit
Dicens : Audiant Hebræi
- 4 Et universus Israël audivit hujus famam
14-22 Audientes quod fugissent Philisthæi,
-27 Porro Jonathas non audierat
15- 1 Nunc ergo audi vocem Domini
-14 Quæ vox... armentorum, quam audio
-19 Quare ergo non audisti vocem Domini
-20 Imo audivi vocem Domini
16- 2 Audiet enim Saül, et interficiet me
17-11 Audiens autem Saül, et omnes Israëlitæ
-23 Hæc eadem verba audivit David
-28 Quod cum audisset Eliab frater ejus
-31 Audita sunt autem verba... David
19- 6 Quod cum audisset Saül, placatus voce Jon.
22- 1 Quod cum audissent fratres ejus
- 6 Audivit Saül quod apparuisset David
- 7 Audite, nunc filii Jemini :
-12 Audi, fili Achitob.
23-10 Audivit famam servus tuus
-11 Sicut audivit servus tuus
-25 Quod cum audisset Saül, persecutus est David
24-10 Quare audis verba hominum loq.
25- 4 Cum ergo audisset David in deserto

1 *Reg.* 25- 7 Audivi quod tonderent pastores tui
-24 Et audi verba famulæ tuæ
-35 Ecce audivi vocem tuam, et honoravi
-39 Quod cum audisset David mortuum Nabal
26-19 Nunc ergo audi, oro, domine mi rex
28-21 Et audivi sermones tuos, quos locutus es
-22 Nunc igitur audi et tu vocem ancillæ
-23 Et tandem audita voce eorum surrexit de terra
30-24 Nec audiet vos quisquam super sermone
31-11 Quod cum audissent habitatores Jabes
2 *Reg.* 2-23 Qui audire contempsit, et noluit declinare
3-28 Cum audisset David rem jam gestam
-36 Omnisque populus audivit,
4- 1 Audivit autem Isboseth filius Saül
5-17 Audierunt ergo Philisthiim quod unxissent
Quod cum audisset David, descendit
-24 Cum audieris sonitum gradientis
7-22 In omnibus quæ audivimus auribus nostris
8- 9 Audivit autem Thou rex Emath
10- 7 Quod cum audisset David, misit Joab
11-26 Audivit autem uxor Uriæ
12-18 Et non audiebat vocem nostram
13-16 Et noluit audire eam
-21 Cum autem audisset rex David verba hæc
14-16 Et audivit rex, ut liberaret ancillam
15- 3 Sed non est qui te audiat constitutus a rege
- 6 Ut audiretur a rege
-10 Statim ut audieritis clangorem buccinæ
-35 Et omne verbum quodcumque audieris
-36 Omne verbum quod audieritis
16-21 Ut cum audierit omnis Israël quod
17- 5 Et audiamus quid etiam ipse dicat
-9 Audiet quicumque audierit et dicet
18- 5 Et omnis populus audiebat præcipientem
-12 Audientibus e. nobis præcepit rex tibi
19- 2 Audivit enim populus in die illa diei
-35 Vel audire possum ultra vocem cantorum
20-16 Audite, audite, dicite Joab
-17 Audi sermones ancillæ tuæ.
Qui respondit : Audio
3 *Reg.* 1-11 Num audisti, quod regnaverit Adonias
-41 Audivit autem Adonias,
Sed et Joab, audita voce tubæ, **ait**
-45 Hæc est vox, quam audistis
2-42 Bonus sermo, quem audivi
3-28 Audivit itaque omnis Israël judicium
4-34 Veniebant... ad audiendam sapientiam Salomonis
Qui audiebant sapientiam ejus
5- 1 Audivit enim quod ipsum unxissent reg.
- 7 Cum ergo audisset Hiram verba Salomonis
- 8 Audivi quæcumque mandasti mihi
6- 7 Non sunt audita in domo, cum ædificaretur
8-28 Audi hymnum et orationem
-41 Audietur e. nomen tuum magnum
10- 1 Regina Saba, audita fama Salomonis
- 6 Verus est sermo, quem audivi in terra mea
- 7 Major est... quam rumor quem audivi
- 8 Et audiunt sapientiam tuam
-24 Desiderabat... ut audiret sapientiam ejus
11-21 Cumque audisset Adad in Ægypto
-38 Si igitur audieris omnia quæ præcepero
12- 2 Audita morte ejus, reversus est
-16 Quod noluisset eos audire rex
-20 Factum est a. cum audisset omnis Israël.
-24 Audierunt sermonem Domini
13- 4 Cumque audisset rex sermonem
-26 Quod cum audisset propheta ille
14- 6 Audivit Ahias sonitum pedum ejus
15-21 Quod cum audisset Baasa, intermisit
16-16 Cumque audisset rebellasse Zambri
18-29 Nec audiebatur vox, nec aliquis resp.
19-13 Quod cum audisset Elias
20- 8 Non audias, neque acquiescas illi
-12 Cum audisset Benadad verbum istud
-31 Ecce audivimus quod reges dom. Israël
-36 Quia noluisti audire vocem Domini
-43 Reversus est... audire contemnens
21-15 Cum audisset Jezabel lapidatum Naboth
-16 Quod cum audisset Achab, mortuum
-27 Cum audisset Achab sermones istos
22-19 Propterea audi sermonem Domini
-28 Audite, populi omnes
4 *Reg.* 3-21 Universi a. Moabitæ audientes quod
5- 8 Quod cum audisset Eliseus vir Dei
6-30 Quod cum audisset rex, scidit vest.
7- 1 Audite verbum Domini :
- 6 Sonitum audiri fecerat in castris Syriæ
9-30 Porro Jezabel introitu ejus audito
11-13 Audivit autem Athalia vocem populi
13- 4 Et audivit eum Dominus
17-14 Qui non audierunt, sed induraverunt
-40 Illi vero non audierunt, sed juxta cons.
18-12 Quia non audierunt vocem Domini

4 *Reg.* 18-12 Non audierunt, neque fecerunt
-26 Audiente populo, qui est super murum
-28 Audite verba regis magni, regis Assyr.
-31 Nolite audire Ezechiam
-32 Nolite audire Ezechiam, qui vos decipit
19- 1 Quæ cum audisset Ezechias rex
- 4 Si forte audiat Dominus Deus tuus
Quæ audivit Dominus Deus tuus
- 6 Noli timere a facie sermonum, quos audisti
- 7 Audiet nuntium, et revertetur
- 8 Audierat enim quod recessisset de Lachis
- 9 Cumque audisset de Tharaca rege Æthiopiæ
-11 Tu enim ipse audisti quæ fecerunt reges
-16 Inclina aurem tuam, et audi
Audi omnia verba Sennacherib
-20 Super Sennacherib rege Assyriorum audivi
-25 Numquid non audisti quid ab initio fecerim?
20- 5 Audivi orationem tuam et vidi lacrymas
-12 Audierat enim quod ægrotasset Ezechias
-16 Audi sermonem Domini
21- 9 Illi vero non audierunt; sed seducti sunt
-12 Ut quicumque audierit, tinniant ambæ aures
22-11 Et audisset rex verba libri Legis Domini
-13 Quia non audierunt patres nostri verba Libri
-18 Pro eo quod audisti verba voluminis
-19 Auditis sermonibus contra locum istum
Flevisti coram me, et ego audivi, ait Dominus
23- 2 Legitque, cunctis audientibus, omnia verba libri
25-23 Quod cum audissent omnes duces mil.
1 *Par.* 10-11 Hoc cum audissent viri Jabes Galaad
14- 8 Audientes autem Philisthiim
Quod cum audisset David, egressus est obviam eis
-15 Cumque audieris sonitum gradientis
17-20 Ex omnibus quos audivimus auribus nostris
18- 9 Quod cum audisset Thou rex Hemath
19- 8 Quod cum audisset David, misit Joab
28- 2 Audite me, fratres mei
- 8 Audiente Deo nostro, custodite
2 *Par.* 5-13 Longe sonitus audiebatur
6-19 Et audias preces, quas fundit famulus tuus
-23 Tu audies de cœlo, et facies judicium
7-12 Ait : Audivi orationem tuam
9- 1 Regina q. Saba cum audisset famam Salomonis
- 5 Verus est sermo, quem audieram in terra mea
- 7 Beati... qui... et audiunt sapientiam tuam
-23 Ut audirent sapientiam, quam dederat Deus
10- 2 Quod cum audisset Jeroboam
11- 4 Qui cum audissent sermonem Domini
13- 4 Et ait : Audi Jeroboam, et omnis Israël
15- 8 Quod cum audisset Asa
16- 5 Quod cum audisset Baasa, desiit ædificare
18-18 Idcirco, ait, audite verbum Domini
-27 Et ait : Audite omnes populi
20-20 Audite me viri Juda
-29 Cum audissent quod pugnasset Dominus
23-12 Quod cum audisset Athalia, vocem
24-19 Illi audire nolebant.
25-20 Noluit audire Amasias
28-11 Sed audite consilium meum et reducite vest.
29- 5 Audite me Levitæ, et sanctificamini
34-19 Audissetque ille verba Legis, scidit
-26 Quoniam audisti verba voluminis
-30 Quibus audientibus in domo Domini
1 *Esdr.* 3-13 Vox audiebatur procul
4- 1 Audierunt autem hostes Judæ
-21 Nunc ergo audite sententiam
9- 3 Cumque audissem sermonem istum
2 *Esdr.* 1- 4 Cumque audissem verba hujusmodi
- 6 Ut audias orationem servi tui
2-10 Et audierunt Sanaballat
-19 Audierunt autem, Sanaballat, Horonites
4- 1 Cum audisset Sanaballat quod ædificaremus
- 4 Audi Deus noster, quia facti sumus despectui
-17 Cum audisset Sanaballat et Tobias
-15 Cum audissent inimici nostri annuntiatum
5- 6 Iratus sum nimis cum audissem clamorem
6- 1 Cum audissent Sanaballat, et Tobias
- 6 In Gentibus auditum est et Gossem dixit
- 7 Auditurus est rex verba hæc
-16 Cum audissent omnes inimici nostri
8- 7 Silentium faciebant ad audiendam legem
- 9 Flebat.. populus cum audiret verba legis
9- 9 Clamoremque eorum audisti super mare Rubrum
-16 Non audierunt mandata tua
-17 Et noluerunt audire
-27 Et tu de cœlo audisti

2Esdr. 9-29 Et non audierunt mandata tua
Cervicem suam induraverunt, nec audierunt
-30 Non audierunt, et tradidisti eos in manu
12-42 Et audita est lætitia Jerusalem procul
13- 1 Lectum est in volumine Moyse, audiente populo
- 3 Cum audissent Legem
Tobiæ. 2-21 Cum vocem balantis vir ejus audisset
3- 7 Ipsa audiret improperium ab una ex ancillis
4- 2 Audi, fili mi, verba oris mei
6-14 Audio quia tradita est septem viris
Sed et hoc audivi, quia dæmonium occidit illos
-16 Audi me et ostendam tibi qui sunt
7-11 Quo audito verbo Raguel, expavit
10-10 Ille eum nulla ratione vellet audire
12-13 Cumque hæc audissent, turbati sunt
14-10 Audite ergo, filii mei, patrem vestrum
-12 Nunc ergo, filii, audite me
Judith. 4- 1 Tunc adientes hæc filii Israël
5- 5 Si digneris audire, domine, me, dicam veritatem
8- 1 Cum audisset hæc verba Judith vidua
- 9 Hæc itaque cum audisset, quoniam Ozias
10-14 Cum audissent viri illi verba ejus
13-14 Et factum est, cum audissent viri vocem ejus
-31 Quæ audierit nomen tuum
14- 1 Audite me, fratres, suspendite caput
-17 Quod cum audissent principes virtutis Assyriorum
15- 1 Cumq. omnis exerc. decol. Holofernem audisset
- 2 Quos armatos super se venire audiebant
Esth. 1-16 Audiente rege, atque principibus
-22 Ut quæque gens audire et legere poterat
3- 4 Cumque... et ille nollet audire
- 5 Quod cum audisset Aman
- 6 Audierat enim quod esset gentis Judææ
-12 Poterat et audire pro varietate linguarum
4- 1 Quæ cum audisset Mardochæus
- 4 Quod audiens consternata est
-12 Quod cum audisset Mardochæus
6- 3 Quod cum audisset rex, ait
7- 6 Quod ille audiens, illico obstupuit
8- 9 Judæis prout legere poterant, et audire
14- 5 Audivi a patre meo quod tu, Domine, tulisses
Job. 2-11 Igitur audientes tres amici Job omne malum
3-18 Non audierunt vocem exactoris
4-16 Vocem quasi auræ lenis audivi
5-27 Quod auditum, mente pertracta
9-16 Non credo quod audierit vocem meam
-32 Nec qui mecum in judicio ex æquo possit audiri
11- 2 Numquid qui multa loquitur, non et audiet?
13- 1 Et audivit auris mea et intellexi singula
- 6 Audite ergo correptionem meam
-17 Audite sermonem meum
15- 8 Numquid consilium Dei audisti
-17 Ostendam tibi, audi me
16- 2 Audivi frequenter talia, consolatores onerosi
19- 7 Ecce clamabo vim patiens et nemo audiet
20- 3 Doctrinam, qua me arguis, audiam
21- 2 Audite quæso sermones meos
26-14 Cum vix parvam stillam sermonis ejus audierimus
27- 9 Numquid Deus audiet clamorem ejus
28-22 Auribus nostris audivimus famam ejus
29-11 Auris audiens beatificabat me
-21 Qui me audiebant, expectabant sententiam
31-35 Ut desiderium meum audiat Omnipotens
32-10 Ideo dicam : Audite me,
-11 Audivi prudentiam vestram
33- 1 Audi igitur, Job, eloquia mea
- 8 Vocem verborum tuorum audivi
-31 Attende Job, et audi me, et tace
-33 Quod si non habes, audi me : Tace
34- 2 Audite sapientes verba mea
-10 Ideo viri cordati audite me
-16 Audi quod dicitur, et ausculta
-28 Ut... et audiret vocem pauperum
-34 Et vir sapiens audiat me
35-13 Non ergo frustra audiet Deus
36-11 Si audierint et observaverint, complebunt dies
-12 Si autem non audierint transibunt per gladium
37- 2 Audite auditionem in terrore vocis ejus
- 4 Cum audita fuerit vox ejus
39- 7 Clamorem exactoris non audit
-25 Ubi audierit buccinam, dicit : Vah
42- 4 Audi, et ego loquar :
- 5 Auditu auris audivi te
Ps. H. 10-17 Præparationem cordis eorum audivit auris tua
Ps. H. 18- 4 Quorum non audiantur voces eorum
25- 7 Ut audiam vocem laudis, et enarrem
29-11 Audivit Dominus, et misertus est mei
30-14 Quoniam audivi vituperationem multorum
33- 3 Audiant mansueti, et lætentur
-12 Venite, filii, audite me
37-14 Ego autem tanquam surdus non audiebam
-15 Et factus sum sicut homo non audiens
43- 2 Deus, auribus nostris audivimus
44-11 Audi filia, et vide, inclina aurem
47- 9 Sicut audivimus, sic vidimus in civitate
48- 2 Audite hæc omnes Gentes
49- 7 Audi populus meus, et loquar
58- 8 Quoniam quis audivit?
61-12 Duo hæc audivi, quia potestas Dei est
65- 8 Et auditam facite vocem laudis ejus
-16 Venite, audite, et narrabo
75- 9 De cœlo auditum fecisti judicium
77- 3 Quanta audivimus, et cognovimus ea,
-21 Ideo audivit Dominus, et distulit
-59 Audivit Deus, et sprevit
80- 6 Linguam, quam non noverat, audivit.
- 9 Audi populus meus, et contestabor te :
Israel si audieris me,
-12 Et non audivit populus meus vocem meam
-14 Si populus meus audisset me
84- 9 Audiam quid loquatur in me Dominus Deus
91-12 In me malignantibus audiet auris mea
93- 9 Qui plantavit aurem, non audiet?
94- 8 Hodie si vocem ejus audieritis
96- 8 Audivit, et lætata est Sion
101-21 Ut audiret gemitus compeditorum
102-20 Ad audiendam vocem sermonum ejus
105- 2 Quis... auditas faciet omnes laudes ejus?
-44 Et audivit orationem eorum
113- 6 Aures habent, et non audient
118-149 Vocem meam audi secundum misericordiam
131- 6 Ecce audivimus eam in Ephrata
134-17 Aures habent, et non audient
137- 1 Quoniam audisti verba oris mei
- 4 Quia audierunt omnia verba oris tui
140- 6 Audient verba mea, quoniam potuerunt
142- 8 Auditam fac mihi mane misericordiam
Prov. 1- 5 Audiens sapiens, sapientior erit
- 8 Audi, fili mi, disciplinam patris tui
-33 Qui a. me audierit, absque terrore requiescet
4- 1 Audite, filii, disciplinam patris
-10 Audi, fili mi, et suscipe verba mea
5- 7 Nunc ergo, fili mi, audi me
-13 Nec audivi vocem docentium me
7-24 Nunc ergo, fili mi, audi me, et attende
8- 6 Audite, quoniam de rebus magnis locutura sum
-32 Nunc ergo, filii, audite me : Beati, qui
-33 Audite disciplinam, et estote sapientes
-34 Beatus homo, qui audit me et qui vigilat
12-15 Sapiens est, audit consilia
13- 1 Qui a. illusor est, non audit cum arguitur
15-31 Auris, quæ audit increpationes vitæ
18-13 Qui prius respondet quam audiat, stultum se esse
19-20 Audi consilium, et suscipe disciplinam
-27 Non cesses, fili, audire doctrinam
20-12 Aurem audientem, et oculum videntem
22-17 Inclina aurem tuam, et audi verba sapientium
23-19 Audi, fili mi, et esto sapiens
-22 Audi patrem tuum, qui genuit te
25-10 Ne forte insultet tibi cum audierit
28- 9 Qui declinat aures suas ne audiat legem
29-12 Princeps, qui libenter audit verba mendacii
-24 Adjurantem audit, et non indicat
Eccle. 4-17 Et appropinqua ut audias
7-22 Ne forte audias servum tuum maledicentem
9 16 Verba ejus non sunt audita?
-17 Verba sapientium audiuntur in silentio
12-13 Finem loquendi pariter omnes audiamus
Cant. 2-12 Vox turturis audita est in terra nostra
8-13 Fac me audire vocem tuam
Sap. 1-10 Quoniam auris zeli audit omnia
6- 2 Audite ergo, reges, et intelligite
8-15 Timebunt me audientes reges horrendi
11-14 Cum enim audirent per sua tormenta
15-15 Quibus... neque aures ad audiendum
18- 1 Horum quidem vocem audiebant,
-10 Et flebilis audiebatur planctus ploratorum
Eccli. 3- 2 Judicium patris audite, filii
-31 Auris bona audiet cum omni concupiscentia
4-16 Qui audit illam judicabit Gentes
5-13 Esto mansuetus ad audiendum verbum
6-24 Audi, fili, et accipe consilium intellectus
-34 Si dilexeris audire, sapiens eris
-35 Ut omnem narrationem Dei possis audire
Eccli. 9- 4 Nec audias illam, ne forte pereas inefficacia
11- 8 Priusquam audias, ne respondeas verbum
13-17 Audiens vero illa quasi in somnis vide
14-24 Et in januis illius audiens
16- 6 Fortiora horum audivit auris mea.
-24 Audi me, fili, et disce disciplinam
17-11 Honorem vocis audierunt aures illorum
19- 9 Audiet enim te, et custodiet te
-10 Audisti verbum adversus proximum tuum?
21-18 Verbum sapiens quodcumque audierit scius, laudabit
Audivit luxuriosus, et displicebit illi
22- 8 Qui narrat verbum non audienti, quasi qui
-32 Omnis qui audiet, cavebit se ab eo
23- 7 Doctrinam oris audite, filii
24-30 Qui audit me, non confundetur :
25-12 Beatus... qui enarrat justitiam auri audienti
-25 Et audiens suspiravit modicum
28-28 Linguam nequam noli audire
29-30 Improperium peregrinationis non audies
-32 Et ad hæc amara audiet
31-26 Audi me, fili, et ne spernas me
32- 9 Audi tacens, et pro reverentia accedet tibi
-12 Et audi tacens simul et quærens
33-19 Audite me, magnates, et omnes populi
43-26 Et audientes auribus nostris admirabimur
45- 5 Audivit enim eum, et vocem ipsius
-11 Auditum facere sonitum in templo,
46- 6 Et audivit illum magnus et sanctus Deus
-20 In sonitu magno auditam fecit vocem suam
48- 7 Qui audis in Sina judicium
-22 Dominus Deus audivit cito vocem ipsorum
50-18 Auditam fecerunt vocem magn. in mem.
Isai. 1- 2 Audite cœli, et auribus percipe terra
-10 Audite verbum Domini principes Sodomorum
-19 Si volueritis et audieritis me
6- 8 Audivi vocem Domini dicentis :
- 9 Audite audientes, et nolite intelligere
7-13 Ne forte... et auribus suis audiat
-10 Et dixit : Audite ergo domus David
8- 9 Audite universæ procul terræ
15- 4 Usque Jasa audita est vox eorum
16- 6 Audivimus superbiam Moab, superbus est valde
18- 3 Videbitis, et clangorem tubæ audietis
21- 3 Corrui cum audirem, conturbatus sum
-10 Quæ audivi a Domino... annuntiavi vobis
23- 5 Cum auditum fuerit in Ægypto
Dolebunt cum audierint de Tyro
24-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam Justi
28-12 Et noluerunt audire
-14 Propter hoc audite verbum Domini, viri illusores
-22 Abbreviationem audivi a Domino Deo
-23 Audite vocem meam, attendite,
Et audite eloquium meum
29- 4 De humo audietur eloquium tuum
-18 Et audient in die illa surdi verba libri
30- 9 Filii nolentes audire legem Dei
-21 Et aures tuæ audient verbum post tergum monentis
-30 Et auditam faciet Dominus gloriam voci
32- 3 Aures audientium diligenter auscultabunt
- 9 Mulieres opulentæ.. audite vocem meam
33-13 Audite qui longe estis, quæ fecerim
-15 Qui obturat aures suas ne audiat sanguinem
34- 1 Accedite Gentes, et audite, et attendite
Audiat terra, et plenitudo ejus
36-13 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-16 Nolite audire Ezechiam
37- 1 Cum audisset rex Ezechias, scidit vestim.
- 4 Si... audiat Dominus... verba Rabsacis
Sermonibus quos audivit Dominus Deus
- 5 Ne timeas a facie verborum quæ audisti
- 7 Et audiet nuntium, et revertetur
- 8 Audierat enim quia profectus esset de Lachis
- 9 Et audivit de Tharaca rege Æthiopiæ
Quod cum audisset, misit nuntios ad Ezechiam
-11 Ecce tu audisti omnia, quæ fecerunt
-17 Inclina, Domine, aurem tuam, et audi :
Et audi omnia verba Sennacherib
-26 Numquid non audisti, quæ olim fecerim ei?
38- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas
39- 1 Audierat enim quod ægrotasset et convaluisset
- 5 Audi verbum Domini exercituum
40-21 Numquid non audistis?
-28 Numquid nescis, aut non audisti?
41-26 Neque audiens sermones vestros
42- 2 Nec audietur vox ejus foris
- 9 Antequam oriantur, audita vobis faciam

Isai. 42-18 Surdi, audite, et cæci, intuemini ad videndum
-20 Qui apertas habes aures, nonne audies?
-23 Quis est in vobis qui audiat hoc
-24 Et non audierunt legem ejus
43- 9 Quæ prima sunt audire nos faciet
Justificentur, audiant, et dicant : Vere
-12 Auditum feci, et non fuit in vobis alienus
44- 1 Et nunc audi, Jacob serve meus
- 8 Ex tunc audire te feci, et annuntiavi
45-21 Quis auditum fecit hoc ab initio
46- 3 Audite me, domus Jacob, et omne resid.
- 7 Cum clamaverint ad eum, non audiet
-12 Audite me duro corde, qui longe estis
47- 8 Et nunc audi hæc delicata
48- 1 Audite hæc domus Jacob
- 3 Ex ore meo exierunt, et audita feci ea
- 6 Quæ audisti, vide omnia
Audita feci tibi nova ex tunc
- 7 Et non audisti ea, ne forte dicas : Ecce ego cognovi ea
- 8 Neque audisti, neque cognovisti
-12 Audi me Jacob, et Israel, quem ego voco
-14 Congregamini omnes vos, et audite
-16 Accedite ad me, et audite hoc
-20 Auditum facite hoc, et efferte illud
49- 1 Audite insulæ, et attendite populi
50- 2 Vocavi et non erat qui audiret
- 4 Mane erigit mihi aurem ut audiam quasi magistrum
-10 Quis ex vobis... audiens vocem servi sui
51- 1 Audite me qui sequimini quod justum est
- 4 Et tribus mea me audite
- 7 Audite me qui scitis justum
-21 Idcirco audi hoc paupercula,
52-15 Qui non audierunt, contemplati sunt
55- 2 Audite audientes me et comedite bonum
- 3 Audite, et vivet anima vestra
58- 4 Ut audiatur in excelso clamor vester
60-18 Non audietur ultra iniquitas in terra tua
62-11 Ecce Dominus auditum fecit in extremis
64- 4 A sæculo non audierunt, neque auribus perceperunt
65-12 Locutus sum, et non audistis :
-19 Non audietur in eo ultra vox fletus
-24 Illis adhuc loquentibus, ego audiam
66- 4 Locutus sum, et non audierunt
- 5 Audite verbum Domini, qui tremitis
- 8 Quis audivit unquam tale?
-19 Ad eos qui non audierunt de me
Jerem. 2- 4 Audite verbum Domini domus Jacob
3-13 Vocem meam non audisti, ait Dominus
-21 Vox in viis audita est, ploratus et ululatus
-25 Non audivimus vocem Domini nostri
4- 5 Et in Jerusalem auditum facite
-16 Ecce auditum est in Jerusalem custodes venire
-19 Vocem buccinæ audivit anima mea
-21 Usquequo... audiam vocem buccinæ?
-31 Vocem enim quasi parturientis audivi
5-20 Auditum facite in Juda, dicentes
-21 Audi, popule stulte, qui non habes cor
Et aures, et non auditis
6- 7 Iniquitas et vastitas audietur in ea
-10 Cui loquar? et quem contestabor ut audiat?
Ecce... et audire non possunt
-17 Audite vocem tubæ
Et dixerunt : Non audiemus
-18 Ideo audite, Gentes, et cognosce congreg.
-19 Audi terra : Ecce ego adducam mala
Quia verba mea non audierunt
-24 Audivimus famam ejus, dissolutæ sunt
7- 2 Audite verbum Domini omnis Juda
-13 Et loquens, et non audistis
-23 Audite vocem meam et ero vobis Deus
-24 Non audierunt, nec inclinaverunt aurem
-26 Non audierunt me, nec inclinaverunt aurem
-27 Et non audient te : Et vocabis eos
-28 Hæc est gens quæ non audivit vocem Domini
-16 A Dan auditus est fremitus equorum ejus
9-10 Non audierunt vocem possidentis
-13 Et non audierunt vocem meam
-19 Quia vox lamentationis audita est de Sion
-20 Audite ergo mulieres verbum Domini
10- 1 Audite verbum, quod locutus est Dominus
11- 2 Audite verba pacti hujus, et loquimini
- 3 Maledictus vir, non qui audierit verba pacti
- 4 De fornace ferrea dicens : Audite vocem
- 6 Audite verba pacti hujus et facite illa
- 7 Et dixi : Audite vocem meam
- 8 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
-10 Qui noluerunt audire verba mea
12-17 Quod si non audierint... evellam gentem
13-10 Qui nolunt audire verba mea

Jerem. 13-11 In gloriam : et non audierunt
-15 Audite, et auribus percipite,
-17 Quod si hoc non audieritis, in abscondito plorabit
16-12 Ambulat... ut me non audiat
17-20 Audite verbum Domini reges Juda
-23 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
Sed induraverunt cervicem suam ne audirent me
-24 Si audieritis me, dicit Dominus
-27 Si a. non audieritis me ut sanctificetis
18- 2 Ibi audies verba mea
-10 Ut non audiat vocem meam
-13 Quis audivit talia horribilia
-19 Audi vocem adversario meorum
-22 Audiatur clamor de domibus eorum
19- 3 Dices : Audite verbum Do. reges Juda
Ita ut omnis qui audierit illam, tinniant aures ejus
-15 Ut non audirent sermones meos
20- 1 Et audivit Phassur filius Emmer
-10 Audivi enim contumelias multorum
-16 Audiat clamorem mane, et ululatum
21-11 Et Domini regis Juda. Audite verbum Domini
22- 2 Et dices : Audi verbum Domini rex Juda
- 5 Quod si non audieritis verba hæc
-21 Et dixisti : Non audiam
Quia non audisti vocem meam
-29 Terra, terra, terra, audi sermonem Domini
23-16 Nolite audire verba Prophetarum
-18 Vidit et audivit sermonem ejus
Quis consideravit verbum illius, et audivit?
-25 Audivi quæ dixerunt Prophetæ
25- 3 De nocte consurgens... et non audistis
- 4 Non audistis, neque inclinastis
Aures vestras, ut audiretis
- 7 Et non audistis me, dicit Dominus
- 8 Pro eo quod non audistis verba mea
26- 3 Si forte audiant et convertantur
- 4 Si non audieritis me, ut ambuletis in lege
- 5 Ut audiatis sermones servorum meorum
Quos ego misi ad vos... et non audistis
- 7 Audierunt Sacerdotes et Prophetæ
-10 Et audierunt principes Juda verba hæc
-11 Sicut audistis auribus vestris
-12 Omnia verba quæ audistis
-13 Audite vocem Domini Dei vestri
-21 Audivit rex Joakim, et omnes potentes
Audivit Urias, et timuit, fugitque
27- 9 Vos ergo nolite audire Prophetas
-14 Nolite audire verba Prophetarum
-16 Nolite audire verba Prophetarum
-17 Nolite ergo audire eos, sed servite regi
28- 7 Verumtamen audi verbum hoc, quod ego loquor
-15 Audi Hanania : non misit te Dominus
29-19 Eo quod non audierint verba mea
Et non audistis, dicit Dominus
-20 Vos ergo audite verbum Domini
30- 5 Vocem terroris audivimus; formido et non est pax
31-10 Audite verbum Domini Gentes
-15 Vox in excelso audita est lamentationis
-18 Audiens audivi Ephraim transmigrantem
32-33 Et nollent audire ut acciperent disciplinam
33- 9 Quæ audierint omnia bona
-10 Adhuc audietur in loco isto
34- 4 Attamen audi verbum Domini, Sedecia
-10 Audierunt ergo omnes principes
Audierunt igitur, et dimiserunt
-14 Et non audierunt patres vestri me
-17 Vos non audistis me, ut prædicaretis
35-15 Non inclinastis... neque audistis me
-17 Locutus sum ad illos, et non audierunt
36- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
- 6 Audiente populo in domo Domini
Insuper et audiente universo Juda
-10 Audiente omni populo
-11 Cumque audisset Michæas filius Gamariæ
-13 Omnia verba quæ audivit legente Baruch
-14 Volumen ex quo legisti audiente populo
-16 Cum audissent omnia verba, obstupuerunt
-20 Nuntiaverunt audiente rege omnes sermones
-21 Legit audiente rege
-24 Qui audierunt universos sermones istos
-25 Et non audivit eos
-31 Locutus sum ad eos et non audierunt :
37- 4 Et audientes Chaldæi, qui obsidebant Jerusalem
-13 Et non audivit eum
-19 Nunc ergo audi, obsecro, Domine mi rex
38- 1 Audivit a. Saphatias fil. Mathan
- 7 Audivit autem Abdemelech Æthiops

Jerem. 38-15 Si consilium dedero non me audies
-20 Audi, quæso, vocem Domini quam ego loquor.
-25 Si autem audierint principes quia locutus
-27 Nihil enim fuerat auditum
40- 3 Et non audistis vocem ejus et factus est
-11 Audito quod dedisset rex Babylonis reliquias
41-11 Audivit autem Johanan filius Caree
42- 4 Audivi : Ecce ego oro ad Dominum
- 6 Ut bene sit nobis cum audierimus vocem D
-13 Nec audiemus vocem Domini Dei nostri
-14 Et clangorem tubæ non audiemus
-15 Propter hoc nunc audite verbum D. reliq.
-21 Et non audistis vocem Domini Dei
43- 4 Et non audivit Johanan filius Caree
44- 5 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
-16 Sermonem... non audiemus ex te
-23 Et non audieritis vocem Domini
-24 Audite verbum Domini omnis Juda
-26 Ideo audite verbum Domini omnis Juda
46-12 Audierunt Gentes ignominiam tuam
-14 Auditum facite in Magdalo
48- 5 Hostes ululatum contritionis audierunt
-29 Et audivimus superbiam Moab, superbus est
49- 2 Et auditum faciam super Rabbath
-14 Auditum audivi a Domino
-20 Propterea audite consilium Domini
-21 Clamor in mari Rubro auditus est vocis ejus
-23 Quia auditum pessimum audierunt
50- 2 Auditum facite : Levate signum
-43 Audivit rex Babylonis famam eorum
-45 Propterea audite consilium Domini
-46 Clamor inter Gentes auditus est
51-46 Et ne forte... timeatis auditum qui audietur in terra
-51 Quoniam audivimus opprobrium
Thren. 1-18 Audite, obsecro, universi populi
-21 Audierunt quia ingemisco ego
Omnes inimici mei audierunt malum meum
3-56 Vocem meam audisti : Ne avertas
Baruc. 1- 5 Qui audientes plorabant et jejunabant
-18 Non audivimus vocem Domini Dei
-19 Ne audiremus vocem ipsius
-21 Et non audivimus vocem Domini Dei
2-10 Et non audivimus vocem ipsius
-22 Quod si non audieritis vocem Domini
-24 Et non audierunt vocem tuam
-29 Si non audieritis vocem meam
-30 Quia scio quod me non audiet populus
-31 Dabo eis... aures, et audient
3- 2 Audi, Domine, et miserere
- 4 Audi nunc orationem mortuorum Israël
Et non audierunt vocem Domini Dei sui
- 9 Audi, Israel, mandata vitæ
-22 Non est audita in terra Chanaan
4- 9 Et dixit : Audite confines Sion
6-40 Qui cum audierint mutum non posse loqui
Ezech. 1-24 Et audiebant sonum alarum
2- 1 Et audivi vocem loquentis
- 2 Et audivi loquentem ad me
- 5 Si forte vel ipsi audiant, et
- 7 Si forte audiant, et quiescant
- 8 Fili hominis, audi quæcumque loquor ad te
3- 6 Quorum non possis audire sermones
Et si ad illos mitteris, ipsi audirent te
- 7 Domus autem Israel nolunt audire te
Quia nolunt audire me
-10 Sermones meos... auribus tuis audi
-11 Si forte audiant, et quiescant
-12 Et audivi post me vocem commotionis magnæ
-17 Audies de ore meo verbum et annuntiabis.
-27 Qui audit, audiat, et qui quiescit
6- 3 Montes Israël, audite verbum Domini Dei
9- 5 Et illis dixit, audiente me : Transite
10- 5 Et sonitus alarum Cherubim audiebatur
-13 Et rotas istas vocabit volubiles, audiente me
12- 2 Qui... habent... aures ad audiendum, et non audiunt
13- 2 Audite verbum Domini
16-35 Propterea meretrix audi verbum Domini
-56 Non fuit...audita in ore tuo, in die superbiæ
18-25 Audite ergo domus Israel
19- 4 Et audierunt de eo Gentes
- 9 Miserunt eum in carcerem, ne audiretur vox ejus ultra
20- 8 Irritaverunt me, noluerunt que me audire
-39 Quod si et in hoc non audieritis me
-47 Et dices... Audi verbum Domini
25- 3 Filiis Ammon : Audite verbum Domini Dei
26-13 Sonitus cithararum non audietur amplius
33- 4 Audiens a. quisquis ille est, sonitum bucc.
- 5 Sonum buccinæ audivit, et non se observ.
- 7 Audiens ergo ex ore meo sermonem
-30 Venite, et audiamus quis sit sermo

Ezech. 33-31 Audiunt sermones tuos, et non faciunt eos
-32 Audiunt verba tua, et non faciunt ea
34- 7 Pastores audite verbum Domini.
- 9 Pastores audite verbum Domini
35-12 Scies quia... audivi universa opprobria tua
-13 Verba vestra : Ego audivi
36- 1 Montes Israël, audite verbum Domini
- 4 Propterea, montes Israël audite verb
-15 Nec auditam faciam in te amplius
37- 4 Ossa arida, audite verbum Domini
40- 4 Vide oculis tuis, et auribus tuis audi
43- 6 Et audivi loquentem ad me de domo
44- 5 Et auribus tuis audi omnia quæ ego loquor ad te
Dan. 1-14 Qui audito sermone hujuscemodi, tentavit
2-12 Quo audito, rex in furore et in ira
3- 5 In hora qua audieritis sonitum tubæ
- 7 Post hæc igitur statim ut audierunt omnes
-10 Ut omnis homo, qui audierit sonitum tubæ
-15 Quacumque hora audieritis sonitum tubæ
-30 Præcepta tua non audivimus
5-14 Audivi de te, quoniam spiritum deorum habeas
-16 Porro ego audivi de te, quod possis
-23 Qui non vident, neque audiunt, neque sint.
6-14 Quod verbum cum audisset rex
8-13 Et audivi unum de sanctis loquentem
-16 Et audivi vocem viri inter Ulai
9-10 Et non audivimus vocem Domini Dei
-11 Declinaverunt ne audirent vocem tuam
-14 Non enim audivimus vocem ejus
-18 Inclina, Deus meus, aurem tuam, et audi
10- 9 Et audivi vocem sermonum ejus
Et audiens jacebam consternatus
12- 7 Et audivi virum qui indutus erat lineis
- 8 Et ego audivi, et non intellexi.
13-26 Cum ergo audissent clamorem famuli
14-27 Quod cum audissent Babylonii
Osee. 4- 1 Audite verbum Domini, filii Israël
5- 1 Audite hæc sacerdotes, et attendite
9-17 Abjiciet eos... quia non audierunt eum
Joel. 1- 2 Audite hoc senes, et auribus percipite
Amos. 3- 1 Audite verbum, quod locutus est Dom.
- 9 Auditum facite in ædibus Azoti
-13 Audite, et contestamini in domo Jacob
4- 1 Audite verbum hoc vaccæ pingues,
5- 1 Audite verbum istud, quod ego levo.
-23 Cantica lyræ tuæ non audiam
7-16 Et nunc audi verbum Domini
8- 4 Audite hoc qui conteritis pauperem
-11 Non famem... sed audiendi verbum
Abdiæ. - 1 Auditum audivimus a Domino
Mich. 1- 2 Audite populi omnes et attendat terra
3- 1 Dixi : Audite principes Jacob et duces
- 9 Audite hoc principes domus Jacob
5-14 In omnibus Gentibus quæ non audierunt
6- 1 Audite quæ Dominus loquitur
Et audiant colles vocem tuam
- 2 Audiant montes judicium Domini
- 9 Audite tribus, et quis approbabit illud ?
7- 7 Audiet me Deus meus
Nahum. 3-13 Et non audietur ultra vox nuntiorum tuorum
3-19 Omnem qui audierunt auditionem tuam
Habac. 3- 2 Domine, audivi auditionem tuam
-16 Audivi, et conturbatus est venter meus
Soph. 2- 8 Audivi opprobrium Moab
3- 2 Non audivit vocem et non suscepit discipl.
Aggæi. 1-12 Et audivit Zorobabel filius Salathiel
Zach. 1- 4 Et non audierunt, neque attenderunt ad me
3- 8 Audi, Jesus sacerdos magne
6-15 Si auditu audieritis vocem Domini Dei
7-11 Aures suas aggravaverunt ne audirent
-12 Cor suum posuerunt... ne audirent legem
-13 Et non audierunt : sic clamabunt.
8- 9 Qui auditis in his diebus sermones istos
-23 Audivimus enim quoniam Deus vobiscum est
Malac. 2- 2 Si nolueritis audire
3-16 Et attendit Dominus et audivit
1 Mac. 2-22 Non audiemus verba regis Antiochi
-65 Ipsum audite semper, et ipse erit vobis pater
3-13 Et audivit Seron princeps exercitus Syriæ
-27 Ut audivit autem rex Antiochus sermones
-41 Et audierunt mercatores regionum
4- 3 Et audivit Judas, et surrexit ipse
-27 Quibus ille auditis, consternatus animo
5- 1 Factum est ut audierunt Gentes
-16 Ut audivit autem Judas et populus
-56 Audivit Josephus Zachariæ filius
-61 Quia non audierunt Judam et fratres
-63 Ubi audiebatur nomen eorum
6- 1 Et audivit esse civitatem Elymaïdem in Per-side
- 8 Et factum est ut audivit rex sermones
-28 Et iratus est rex, ut hæc audivit
-55 Et audivit Lysias quod Philippus

1 Mac. 8- 1 Et audivit Judas nomen Romanorum
- 2 Et audierunt prælia eorum
-12 Quicumq. audiebant nomen eorum, timebant eos
9- 1 Interea ut audivit Demetrius
-43 Audivit Bacchides, et venit die sabbatorum
10- 2 Et audivit Demetrius rex
- 8 Quoniam audierunt quod dedit ei rex potestatem
-15 Et audivit Alexander rex promissa
-19 Audivimus de te, quod vir potens sis
-22 Et audivit Demetrius verba ista
-26 Audivimus et gavisi sumus
-46 Ut audivit autem Jonathas et populus
-68 Et audivit Alexander rex et contristatus
-74 Ut audivit autem Jonathas sermones
-77 Et audivit Apollonius, et admovit
-88 Factum est ut audivit Alexander rex
11-15 Et audivit Alexander, et venit ad eum
-22 Et ut audivit, iratus est
-23 Ut audivit autem Jonathas, jussit
-63 Et audivit Jonathas quod prævaricati
12-24 Et audivit Jonathas, quoniam regressi
-28 Et audierunt adversarii quod paratus est
-34 Audivit enim quod vellent præsidium tradere
13- 1 Et audivit Simon quod congregavit
- 7 Simul ut audivit sermones istos
14- 2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ
-16 Et auditum est Romæ quia defunctus
-17 Ut audierunt autem quod Simon frater
-23 Cum autem audisset populus romanus
-40 Audivit enim quod appellati sunt Judæi
-43 Et ut audiatur ab omnibus
16-22 Ut audivit autem, vehementer expavit
2 Mac. 8- 3 Vocem sanguinis ad se clamantis audiret
10-13 Cum frequenter proditor audiret
11-24 Audivimus Judæos non consensisse patri meo
14-15 Audito itaque Judæi Nicanoris adventu
-18 Nicanor tamen, audiens virtutem
-37 Vir amator civitatis et bene audiens
Matth. 2- 3 Audiens autem Herodes rex, turbatus est
- 9 Qui cum audissent regem, abierunt.
-18 Vox in Rama audita est, ploratus
-22 Audiens autem quod Archelaüs regnaret
4-12 Cum a. audisset Jesus quod Joannes
5-21 Audistis quia dictum est antiquis
-27 Audistis quia dictum est antiquis
-33 Iterum audistis quia dictum est antiquis
-38 Audistis quia dictum est : Oculum pro
-43 Audistis quia dictum est : Diliges
-26 Et omnis qui audit verba mea hæc
7-24 Omnis ergo qui audit verba mea
8-10 Audiens autem Jesus miratus est,
9-12 At Jesus audiens, ait : Non est opus
10-14 Neque audierit sermones vestros
-27 Quod in aure auditis, dicite in lumine
11- 2 Joannes autem cum audisset in vinculis opera
- 4 Renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis
- 5 Surdi audiunt, mortui resurgunt
-15 Qui habet aures audiendi, audiat
12-19 Neque audiet aliquis in plateis vocem ejus
-24 Pharisæi a. audientes, dixerunt :
-42 Venit... audire sapientiam Salomonis
13- 9 Qui habet aures audiendi, audiat
-13 Audientes non audiunt, neque intelligunt
-14 Dicentis : Auditu audietis et non intelligetis
-15 Auribus graviter audierunt
Auribus audiant, et corde intelligant
-16 Aures vestræ quia audiunt
-17 Et audire quæ auditis, et non audierunt
-18 Vos ergo audite parabolam seminantis
-19 Omnis qui audit verbum regni
-20 Hic est, qui verbum audit et continuo
-22 Hic est, qui verbum audit et sollicitudo
-23 Hic est, qui audit verbum et intelligit
-43 Qui habet aures audiendi, audiat
14- 1 Audivit Herodes tetrarcha famam Jesu
-13 Quod cum audisset Jesus, secessit inde
Et cum audissent turbæ, secutæ sunt eum pedestr.
15-10 Dixit eis : Audite, et intelligite
-12 Scis quia Pharisæi, audito verbo hoc scandali
17- 5 In quo mihi complacui, ipsum audite
- 6 Et audientes Discipuli ceciderunt in faciem
18-15 Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum
-16 Si autem te non audierit, adhibe tecum
-17 Quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ
Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi
19-22 Cum audisset autem adolescens verbum
-25 Auditis autem his, Discipuli mirabantur
20-24 Et audientes decem, indignati sunt
-30 Audierunt quia Jesus transiret

Matth. 21- 6 Dixerunt ei : Audis quid isti dicunt ?
-33 Aliam parabolam audite
-45 Et cum audissent principes sacerdotum
22- 7 Rex autem cum audisset, iratus est
-22 Et audientes mirati sunt, et relicto eo, abierunt
-33 Et audientes turbæ mirabantur in doctrina
-34 Pharisæi autem audientes quod silentium
24- 6 Audituri enim estis prælia
26-65 Ecce nunc audistis blasphemiam
27-13 Non audis quanta adversum te dicunt testimonia
-47 Quidam autem illic stantes et audientes
Marc. 2- 2 Auditum est quod in domo esset
-17 Hoc audito, Jesus ait illis : Non necesse
3- 8 Audientes quæ faciebat, venerunt ad eum
-21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum
4- 3 Audite : Ecce exiit seminans
- 9 Qui habet aures audiendi, audiat
-12 Et audientes audiant, et non intelligant
-15 Cum audierint, confestim venit Satanas
-16 Qui cum audierint verbum, statim cum gaudio
-18 Hi sunt, qui verbum audiunt
-20 Qui audiunt verbum, et suscipiunt
-23 Si quis habet aures audiendi, audiat
-24 Videte quid audiatis
-33 Loquebatur... prout poterant audire
5-27 Cum audisset de Jesu, venit in turba
-36 Jesus autem audito verbo
6- 2 Multi audientes admirabantur in doctrina
-11 Nec audierint vos, exeuntes inde
-14 Et audivit rex Herodes... et dicebat
-16 Quo audito Herodes ait : Quem ego decoll.
-20 Audito eo multa faciebat
Et libenter eum audiebat
-29 Quo audito, Discipuli ejus venerunt
-55 Ubi audiebant eum esse
7-14 Audite me omnes et intelligite
-16 Si quis habet aures audiendi, audiat
-25 Mulier autem statim ut audivit de eo
-37 Et surdos fecit audire et mutos loqui
8-18 Aures habentes non auditis
9- 6 Hic est Filius meus charissimus, audite illum
10-41 Et audientes decem, cœperunt indignari
11-14 Et audiebant Discipuli ejus
-18 Quo audito, principes sacerdotum
12-28 Qui audierat illos conquirentes
-29 Audi Israël, Dom. Deus tuus, Deus unus est
-37 Et multa turba eum libenter audivit
13- 7 Cum audieritis autem bella
14-11 Qui audientes gavisi sunt
-58 Quoniam nos audivimus eum dicentem
-64 Audistis blasphemiam : Quid vobis videtur?
15-35 Audientes dicebant : Ecce Eliam vocat.
16-11 Et illi audientes quia viveret
Luc. 1-41 Factum est, ut audivit salutationem Mariæ
-58 Et audierunt vicini et cognati
-66 Posuerunt omnes qui audierant in corde
2-18 Et omnes qui audierunt, mirati sunt
-20 In omnibus quæ audierant et viderant
-46 Audientem illos, et interrogantem eos
-47 Stupebant a. omnes, qui eum audiebant
4-23 Quanta audivimus facta in Capharnaüm
-28 Et repleti sunt... ira, hæc audientes
5- 1 Ut audirent verbum Dei
-15 Conveniebant turbæ multæ ut audirent
6-18 Qui venerant ut audirent eum
-27 Sed vobis dico, qui auditis :
-47 Omnis qui... et audit sermones meos, et
-49 Qui autem audit, et non facit
7- 3 Et cum audisset de Jesu, misit ad eum
- 9 Quo audito Jesus miratus est
-22 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis
Surdi audiunt, mortui resurgunt
-29 Et omnis populus audiens, et Publicani
8- 8 Qui habet aures audiendi, audiat
-10 Ut et audientes non intelligant
-12 Hi sunt qui audiunt
-13 Qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt
-14 Hi sunt, qui audierunt et a sollicitudinibus
-15 In corde bono... audientes verbum retinent
-18 Videte ergo quomodo audiatis
-21 Qui verbum Dei audiunt, et faciunt,
-50 Jesus autem, audito hoc verbo
9- 7 Audivit autem Herodes tetrarcha omnia
- 9 Quis est autem iste de quo ego talia audio?
-35 Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite
10-16 Qui vos audit, me audit
-24 Et audire quæ auditis, et non audierunt
-39 Sedens secus pedes Dom. audiebat verbum illius
11-28 Beati qui audiunt verbum Dei et custodiant illud
-31 Venit... audire sapientiam Salomonis

Luc. 14-15 Hæc cum audisset quidam
-35 Qui habet aures audiendi, audiat
15- 1 Publicani et pec. ut audirent illum
-25 Audivit symphoniam, et chorum
16- 2 Ait illi : Quid hoc audio de te?
-14 Audiebant autem omnia hæc Pharisæi
-29 Habent Moysen et Proph. audiant illos
-31 Si Moysen et Prophetas non audiunt
18- 6 Audite quid judex iniquitatis dicit
-22 Quo audito, Jesus ait ei
-23 His ille auditis, contristatus est
-26 Et dixerunt qui audiebant
-36 Et cum audiret turbam prætereuntem
19-11 Hæc illis audientibus, adjiciens
-48 Suspensus erat, audiens illum
20-16 Quo audito dixerunt illi : Absit
-45 Audiente autem omni populo, dixit Discip.
21- 9 Cum autem audieritis prælia
22-71 Ipsi enim audivimus de ore ejus
23- 6 Pilatus autem audiens Galilæam
- 8 Eo quod audierat multa de eo
Joan. 1-37 Et audierunt eum duo Discipuli loquentem
-40 Unus ex duobus qui audierant a Joanne
3- 8 Et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat
-29 Amicus autem sponsi qui stat, et audit
-32 Et quod vidit, et audivit, hoc testatur
4- 1 Cognovit Jesus quia audierunt Pharisæi
-42 Ipsi enim audivimus, et scimus
-47 Hic cum audisset quia Jesus adveniret
5-24 Quia qui verbum meum audit
-25 Quando mortui audient vocem filii Dei
Et qui audierint, vivent
-28 Audient vocem Filii Dei
-30 Sicut audio, judico
-37 Neque vos ejus unquam audistis
6-45 Omnis, qui audivit a Patre, et didicit
-61 Multi ergo audientes ex Discipulis ejus
Durus est hic sermo et quis potest eum audire?
7-32 Audierunt Pharisæi turbam murmurantem
-40 Ex illa ergo turba, cum audissent
-51 Nisi prius audierit ab ipso
8- 9 Audientes autem unus post unum
-26 Et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor
-40 Veritatem... quam audivi a Deo
-47 Qui ex Deo est verba Dei audit
Prop. vos non auditis, quia ex Deo non estis
9-27 Dixi vobis jam, et audistis
Quid iterum vultis audire?
-31 Scimus a. quia peccatores Deus non audit
-32 A sæculo non est auditum, quia quis
-35 Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras
-40 Et audierunt quidam ex Pharisæis
10- 3 Et oves vocem ejus audiunt
- 8 Et non audierunt eos oves
-16 Et vocem meam audient et fiet unum ovile
-20 Quid eum auditis?
11- 4 Audiens autem Jesus dixit eis :
- 6 Ut ergo audivit quia infirmabatur
-20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit
-29 Illa ut audivit, surgit cito et venit ad eum
-41 Pater, gratias ago, quoniam audisti me
-42 Ego autem sciebam quia semper me audis
12-12 Cum audissent quia venit Jesus
-18 Quia audierunt eum fecisse hoc signum
-29 Turba ergo quæ stabat et audierat
-34 Nos audivimus ex lege, quia Christus
-47 Et si quis audierit verba mea
14-24 Sermonem quem audistis non est meus
-28 Audistis quia ego dixi vobis : Vado
15-15 Omnia quæcumque audivi a Patre meo
16-13 Quæcumque audiet, loquetur
18-21 Interroga eos qui audierunt quid locutus sum
-37 Omnis qui est ex veritate audit vocem meam
19- 8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem
-13 Pilatus autem cum audisset hos sermones
21- 7 Simon Petrus cum audisset quia Dominus est
Act. 1- 4 Quam audistis, inquit, per os meum
2- 6 Quoniam audiebat unusquisque lingua sua
- 8 Quomodo nos audivimus unusquisque
-11 Audivimus eos loquentes nostris linguis
-22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc
-33 Effudit hunc, quem vos videtis, et auditis
-37 His autem auditis, compuncti sunt corde
3-22 Ipsum audietis juxta omnia quæcumque
-23 Omnis anima, quæ non audierit Prophetam illum
4- 4 Multi a. eorum, qui audierant verbum
- 8 Principes populi et seniores audite
-19 Vos potius audire quam Deum, judicate
-20 Non enim possumus quæ vid. et audivimus non loqui
-24 Qui cum audissent, unanimiter levaverunt
5- 5 Audiens autem Ananias hæc verba
Timor magnus super omnes qui audierunt

Act. 5-11 Et in omnes qui audierunt hæc
-21 Qui cum audissent, intraverunt
-24 Ut autem audierunt hos sermones
-33 Hæc cum audissent, dissecabantur,
6-11 Qui dicerent se audivisse eum dicentem
-14 Audivimus enim eum dicentem
7- 2 Qui ait : Viri fratres et patres, audite
-12 Cum audisset autem Jacob esse frum.
-34 Et gemitum eorum audivi, et descendi liberare eos
-37 Proph. suscitabit... ipsum audietis
-54 Audientes autem hæc, dissecabantur
8- 6 Unanimiter audientes et videntes signa
-14 Cum a. audissent Apostoli, qui erant
-30 Audivit eum legentem Isaiam prophetam
9- 4 Et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi
- 7 Audientes quidem vocem, nem. a. videntes
-13 Domine, audivi a multis de viro hoc
-21 Stupebant autem omnes qui audiebant
-38 Discipuli audientes quia Petrus esset in ea
10-22 Responsum accepit... audire verba abs te
-33 Audire omnia quæcumq. tibi præcepta
-44 Cecidit Spirit. sanct. super om. qui audiebant verbum
-46 Audiebant enim illos loquentes linguis
11- 1 Audierunt autem Apostoli, et fratres
- 7 Audivi autem et vocem dicentem mihi
-18 His auditis, tacuerunt
12-13 Processit puella ad audiendum
13- 7 Desiderabat audire verbum Dei
-16 Viri Israelitæ et qui timetis Deum, audite
-44 Universa civitas convenit audire verbum Dei
-48 Audientes autem Gentes, gavisæ sunt
14- 8 Hic audivit Paulum loquentem
-13 Quod ubi audierunt Apostoli
15- 7 Per os meum audite Gentes verbum Evangelii
-12 Et audiebant Barnabam et Paulum
-13 Viri fratres, audite me
-24 Quoniam audivimus, quia quidam
16-14 Quædam mulier... colens Deum audivit
-25 Et audiebant eos qui in custodia erant
-38 Timueruntque audito quod Romani essent
17- 8 Principes civitatis audientes hæc
-21 Vacabant nisi... aut audire aliquid novi
-32 Cum audissent autem resurrectionem
Audiemus te de hoc iterum
18- 8 Multi Corinthiorum audientes credebant
-26 Quem cum audissent Priscilla et Aquila
19- 2 Sed neque si Spiritus sanctus est, audivimus
- 5 His auditis, baptizati sunt in nomine Domini
-10 Factum est... ut.. audirent verbum Domini
-26 Et videtis, et auditis, quia non solum Ephesi
-28 His auditis, repleti sunt ira
21-12 Quod cum audissemus, rogabamus nos
-20 At illi cum audissent, magnificabant
-21 Audierunt autem de te, quia discessionem
-22 Audient enim te supervenisse
-24 Scient omnes quia quæ de te audierunt, falsa sunt
22- 1 Audite quam ad vos nunc reddo rationem
- 2 Cum audissent autem quia hebræa lingua
- 7 Decidens in terram audivi vocem dicentem mihi
- 9 Vocem a. non audierunt ejus qui loquebatur
-14 Et audires vocem ex ore ejus
-15 Eris testis... eorum quæ vidisti et audisti
-22 Audiebant autem eum usque ad hoc verbum
-26 Quo audito, Centurio accessit ad tribunum
23-16 Quod cum audisset filius sororis Pauli
-35 Audiam te, inquit, cum accusatores tui
24- 4 Oro, breviter audias nos pro tua clementia
-22 Cum trib. Lysias descenderit, audiam vos
-24 Vocavit Paulum et audivit ab eo fidem,
25-22 Volebam et ipse hominem audire
Cras, inquit, audies eum
26- 3 Propter quod obsecro patienter me audias
-14 Audivi vocem loquentem mihi
-29 Sed etiam omnes qui audiunt, hodie fieri
27-21 Oportebat quidem, o viri, audite me
28-15 Et inde cum audissent fratres
-22 Rogamus a. a te audire quæ sentis
-26 Aure audietis et non intelligetis
-27 Auribus graviter audierunt
Ne forte... et auribus audiant
-28 Hoc salutare Dei, et ipsi audient
Rom. 10-14 Quomodo credent ei, quem non audierunt
Quomodo a. audient sine prædicante?
-18 Sed dico : Numquid non audierunt?
11- 8 Aures, ut non audiant usque in hod. diem
15-21 Qui non audierunt, intelligent
1 Cor. 2- 9 Quod oculus non vidit, nec auris audivit
5- 1 Omnino auditur inter vos fornicatio
11-18 Audio scissuras esse inter vos

1 Cor. 14- 2 Nemo enim audit
2 Cor. 12- 4 Et audivit arcana verba quæ non licet homini loqui
- 6 Aut aliquid audit ex me
Galat. 1-13 Audivistis enim conversationem meam
-23 Tantum autem auditum habebant.
Ephes. 1-13 Cum audissetis verbum veritatis
-15 Propterea et ego audiens fidem vestram
3- 2 Si tamen audistis dispensationem gratiæ
4-21 Si tamen illum audistis et in ipso edocti
-29 Ut det gratiam audientibus
Philip. 1-27 Sive absens audiam de vobis
-30 Quale... et nunc audistis de me
2-26 Propterea quod audieratis illum infirma.
4- 9 Quæ et... audistis, et vidistis in me.
Colos. 1- 4 Audientes fidem vestram in Christo Jesu
- 5 Quam audistis in verbo veritatis Evangelii
- 6 Ex ea die qua audistis, et cognovistis gr.
- 9 Ex qua die audivimus, non cessamus
-23 A spe Evangelii quod audistis
2 Thes. 3-11 Audivimus enim inter vos quosd. ambulare
1 Tim. 4-16 Te ips. salv. facies, et eos qui te audiunt
2 Tim. 1-13 Quæ a me audisti in fide et dilectione
2- 2 Et audisti a me per multos testes
-14 Nisi ad subversionem audientium
4-17 Ut per me... et audiant omnes Gentes
Phile. - 5 Audiens charitatem tuam et fidem
Hebr. 2- 1 Oportet observare nos ea quæ audivimus
- 3 Ab eis qui audierunt, in nos confirmata est
3- 7 Hodie si vocem ejus audieritis
-15 Audieritis, nolite obdurare corda vestra
-16 Quidam enim audientes exacerbaverunt
4- 2 Sed non profuit illis sermo auditus
Non admistus fidei ex iis quæ audierunt
- 7 Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare
5-11 Quoniam imbecilles facti estis ad audiendum
12-19 Quam qui audierunt, excusaverunt se
Jacob. 1-19 Sit autem omnis homo velox ad audiendum
2- 5 Audite, fratres mei dilectissimi
5-11 Sufferentiam Job audistis
2 Petr. 1-17 Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite
-18 Hanc vocem nos audivimus de cœlo
1 Joan. 1- 1 Quod fuit ab initio, quod audivimus
- 3 Quod vidimus et audivimus, annuntiamus
- 5 Hæc est annuntiatio quam audivimus ab eo
2- 7 Mandatum vetus est verbum quod audistis
-18 Et sicut audistis quia Antichristus venit
-24 Vos quod audistis ab initio,
Si in vobis permans. quod audistis ab initio
3-11 Hæc est annuntiatio quam audistis ab initio,
4- 3 Anti. de quo audistis quoniam venit
- 5 De mundo loquuntur et mundus eos audit
- 6 Qui novit Deum, audit nos
Qui non est ex Deo, non audit nos.
5-14 Secundum voluntatem ejus, audit nos
-15 Et scimus quia audit nos, quidquid petierimus
2 Joan. - 6 Quemadmodum audistis ab initio
3 Joan. - 4 Ut audiam filios meos in veritate
Apoc. 1- 3 Beatus qui legit et audit verba
-10 Audivi post me vocem magnam
2- 7 Qui habet aurem, audiat quid
-11 Qui habet aurem audiat
-17 Qui habet aurem, audiat
-29 Qui habet aurem, audiat
3- 3 Qualiter acceperis et audieris, serva.
- 6 Qui habet aurem, audiat
-13 Qui habet aurem, audiat
-20 Si quis audierit vocem meam
-22 Qui habet aurem, audiat
4- 1 Vox prima, quam audivi
5-11 Et vidi et audivi vocem Angelorum
-13 Omnes audivi dicentes :
6- 3 Audivi secundum animal, dicens :
- 5 Audivi tertium animal, dicens :
- 6 Audivi tanquam vocem in medio
- 7 Audivi vocem quarti animalis
7- 4 Audivi numerum signatorum
8-13 Vidi et audivi vocem unius aquilæ
9-13 Audivi vocem unam ex quatuor cornibus
-16 Et audivi numerum eorum
-20 Neque videre possunt, neque audire
10- 4 Audivi vocem de cœlo dicentem mihi
- 8 Audivi vocem de cœlo iterum loquentem
11-12 Et audierunt vocem magnam de cœlo
12-10 Audivi vocem magnam in cœlo
13- 9 Si quis habet aurem, audiat.
14- 2 Audivi vocem de cœlo
Et vocem, quam audivi
-13 Audivi vocem de cœlo
16- 5 Audivi Angelum aquarum
- 7 Audivi alterum ab altari dicentem
18- 4 Et audivi aliam vocem de cœlo

Apoc. 18-22 Tuba non audietur in te amplius
-23 Vox sponsi et sponsæ non audietur adhuc
19- 1 Post hæc audivi quasi vocem turbarum
- 6 Et audivi quasi vocem turbæ magnæ
21- 3 Audivi vocem magnam de throno
22- 8 Et ego Joannes qui audivi, et vidi hæc
Postquam audissem, et vidissem, cecidi
-17 Qui audit, dicat : Veni
-18 Contestor enim omni audienti verba Proph.

AUDITIO.

Job. 37- 2 Audite auditionem in terrore vocis ejus
Psal. 111- 7 Ab auditione mala non timebit
Sap. 1- 9 Sermonum a. illius auditio ad Deum veniet
Jerem. 10-22 Vox auditionis ecce venit
51-46 Veniet in anno auditio
Et post hunc annum auditio
Osee. 7-12 Cædam eos secundum auditionem cœtus
Nahum. 3-19 Omnes qui audierunt auditionem tuam
Habac. 3- 2 Domine, audivi auditionem tuam

AUDITOR.

Num. 24- 4 Dixit auditor sermonum Dei
-16 Dixit auditor sermonum Dei
Job. 31-35 Quis mihi tribuet auditorem
Sap. 1- 6 Scrutator verus est et linguæ ejus auditor
Rom. 2-13 Non enim auditores legis justi sunt
Jacob. 1-22 Et non auditores tantum,
-23 Quia si quis auditor est verbi et non factor
-25 Non auditor obliviosus factus, sed factor

AUDITORIUM.

Act. 25-23 Et introissent in auditorium cum tribunis

AUDITUS. *Nomen.*

2 *Reg.* 22-45 Auditu oris obedient mihi
Job. 42- 5 Auditu auris audivi te, nunc autem
Psal. 17-45 In auditu auris obedivit mihi
50-10 Auditui meo dabis gaudium et lætitiam
Eccle. 1- 8 Nec auris auditu impletur
Eccli. 13-16 Attende diligenter auditui tuo
27-16 Maledictio illorum auditus gravis
32- 6 Ubi auditus non est, non effundas serm.
42- 1 Non duplices serm. auditus de revelatione
Isai. 11- 3 Neque secundum auditum aurium arguet
28- 9 Et quem intelligere faciet auditum ?
-19 Sola vexatio intellectum dabit auditui
53- 1 Quis credidit auditui nostro ?
Jerem. 49-14 Auditum audivi a Domino
-23 Quia auditum pessimum audierunt
51-46 Ne forte... timeatis auditum, qui aud.
Ezech. 7-26 Veniet et auditus super auditum
21- 7 Et dices : Pro auditu : quia venit
Abdiæ. - 1 Auditum audivimus a Domino
Zach. 6-15 Si auditu audieritis vocem Domini Dei vestri
1 *Mac.* 10- 7 Legit epistolas in auditu omnis populi.
Matth. 13-14 Auditu audietis et non intelligetis
Joan. 12-38 Domine, quis credidit auditui nostro ?
Rom. 10-16 Domine, quis credidit auditui nostro ?
-17 Ergo fides ex auditu ; auditur autem per verbum Christi
1 *Cor.* 12-17 Si totum corpus oculus : Ubi auditus
Si totum auditus, ubi odoratus ?
Galat. 1-23 Tantum autem auditum habebant
3- 2 Spiritum accepisti an ex auditu fidei ?
- 5 Ex operibus legis, an ex auditu fidei ?
1 *Thes.* 2-13 Accepissetis a nobis verbum auditus Dei
2 *Tim.* 4- 4 A veritate quidem auditum avertent
2 *Petr.* 2- 8 Aspectu enim et auditu justus erat

AUFERO, ABLATUS.

Gen. 21-25 Puteum aquæ quem vi abstulerant servi ejus
24-27 Qui non abstulit misericordiam et veritatem
30-23 Abstulit Deus opprobrium meum
31-31 Timui ne violenter auferes filias tuas
-32 Quidquid tuorum apud me inveneris, et aufer
40-19 Post quos auferet Pharao caput tuum
42-36 Simeon tenetis... et Benjamin auferetis
47-30 Et auferas me de terra hac
49-10 Non auferetur sceptrum de Juda et dux
Exod. 8- 8 Orate Dominum ut auferat ranas a me
-31 Et abstulit muscas a Pharaone et a servis
10-17 Ut auferat a me mortem istam
14-21 Mare, abstulit illud Dominus flante vento
22-12 Quod si furto ablatum fuerit,
23-25 Et auferam infirmitatem de medio tui
34- 7 Qui aufers iniquitatem et scelera
- 9 Et auferas iniquitates nostras atque peccata
-34 (*Velamen*) auferebat donec exiret
Levit. 2-13 Nec auferet sal fœderis Dei tui de sacrificio
4- 8 Adipem vituli auferet pro peccato
-10 Sicut aufertur de vitulo hostiæ pacificorum
-31 Omnem autem adipem auferens
Levit. 4-31 Sicut auferri solet de victimis pacificorum
-35 Omnem quoque adipem auferens
Sicut auferri solet adeps arietis.
14-42 Pro his qui ablati fuerint
19-23 Quando ingressi.. auferetis præputia eorum
22-24 Vel sectis, ablatisque testiculis est
26- 6 Auferam malas bestias
Num. 9-17 Cumque ablata fuisset nubes
11-17 Auferam de spiritu tuo, tradamq. eis
-25 Auferens de spiritu qui erat in Moyse
14-18 Auferens iniquitatem et scelera
24- 7 Et auferetur regnum illius
35- 8 Ab his qui plus habent, plures auferentur
Deut. 4- 2 Non addetis... nec auferetis ex eo
6-15 Et auferat te de superficie terræ
7-15 Auferet Dominus a te omnem languorem
13- 5 Et auferes malum de medio tui
17- 7 Ut auferas malum de medio tui
-12 Et auferes malum de Israël
19-13 Auferes innoxium sanguinem de Israël
-19 Auferes malum de medio tui
21- 8 Et auferetur ab eis reatus sanguinis
-21 Ut auferatis malum de medio vestri
22-21 Et auferes malum de medio tui
-22 Et auferes malum de Israël
-24 Et auferes malum de medio tui
24- 7 Et auferes malum de medio tui
-10 Non ingredieris domum ejus ut pignus auferas
-17 Nec auferes pignoris loco viduæ vestimentum
-19 Sed advenam... et viduam auferre patieris
26-13 Abstuli quod sanctificatum est de domo mea
28-63 Ut auferamini de terra, ad quam ingred.
Josue. 5- 9 Hodie abstuli opprobrium Ægypti a vobis
7-21 Et concupiscens abstuli et abscondi in terra
-23 Auferentesq. de tentorio tulerant ea ad Josuë
23- 5 Et auferet a facie vestra, et possidebitis terram
- 9 Et tunc auferet Dominus Deus
-13 Donec vos auferat atque disperdat de terra
-15 Donec vos auferat atq. disperdat de terra hac
-16 Et auferemini ab hac terra optima
24-14 Auferte deos, quibus servierunt patres vestri
-23 Nunc ergo, ait, auferte deos alienos
Judic. 9-29 Ut auferrem de medio Abimelech.
14-19 Quorum ablatas vestes dedit eis, qui problema solverant
20-13 Ut moriantur et auferatur malum de Israël
21- 3 Ut hodie una tribus auferretur ex nobis ?
- 6 Ablata est tribus una de Israël
1 *Reg.* 2-33 Verumtamen non auferam penitus virum ex te
7- 3 Auferte deos alienos de medio vestri
- 4 Abstulerunt ergo filii Israël Baalim
8-16 Juv. opt. et asinos auferet et ponet in opere suo
17-36 Nunc vadam, et auferam opprobr. populi
-46 Et percutiam te, et auferam caput tuum a te
20-15 Non auferes misericordiam tuam a domo
Auferat Jonathan de domo sua
24-12 Insidiaris animæ meæ ut auferas eam
-22 Neque auferas nomen meum de domo patris
25-28 Aufer iniquitatem famulæ tuæ
28- 3 Et Saül abstulit magos et ariolos de terra
2 *Reg.* 4-11 Et auferam vos de terra ?
5- 6 Nisi abstuleris cæcos et claudos dicentes
- 8 Et abstulisset cæcos et claud. odientes anim.
7-15 Misericordiam a. meam non auferam ab eo
Sicut abstuli a Saül quem amovi a facie mea
3 *Reg.* 2- 4 Non auferetur tibi vir de solio Israel
8-25 Non auferetur de te vir coram me
9- 5 Non auferetur vir de genere tuo de solio Isr.
- 7 Auferam Israël de superficie terræ
11-13 Nec totum regnum auferam
-34 Nec auferam omne regnum de manu ejus
-35 Auferam a. regnum de manu filii ejus
15-12 Et abstulit effœminatos de terra
-14 Excelsa autem non abstulit.
19-10 Quærunt animam meam ut auferant eam
-14 Quærunt animam meam ut auferant eam
20- 6 Ponent in manibus suis et auferent
22-44 Verumtamen excelsa non abstulit
-47 Sed et reliquias... abstulit de terra
4 *Reg.* 7- 8 Et inde similiter auferentes absconderunt
12- 3 Verumtamen excelsa non abstulit
14- 4 Nisi hoc tantum quod excelsa non abstulit
15-35 Verumtamen excelsa non abstulit
17-18 Et abstulit eos a conspectu suo
-23 Usquequo Dominus auferet Israël
18-22 Nonne iste est cujus abstulit Ezechias excelsa
20-17 Et auferentur omnia, quæ sunt in domo
23-11 Abstulit quoque equos quos dederant
-19 Quæ fecerant reges Israël... abstulit Josias
-24 In terra Juda et Jerusalem, abstulit Josias
4 *Reg.* 23-27 Etiam Judam auferam a facie mea
Sicut abstulit Israël
24- 3 Ut auferret eum coram se
1 *Par.* 5-25 Quos abstulit Deus coram eis
17-13 Misericordiam meam non auferam ab eo
Sicut abstuli ab eo qui ante te fuit
21- 8 Obsecro, aufer iniquitatem servi tui
-24 Neque enim tibi auferre debeo
2 *Par.* 7-18 Non auferetur de stirpe tua vir
14- 5 Et abstulit de cunctis urbibus Juda aras
15- 8 Et abstulit idola de omni terra Juda
17- 6 Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit
19- 3 Quod abstuleris lucos de terra Juda
20-25 Nec per tres dies spolia auferre
-33 Verumtamen excelsa non abstulit
29- 5 Auferte omnem immunditiam de sanct.
33-15 Abstulit deos alienos
34-33 Abstulit ergo Josias cunctas abomin.
1 *Esdr.* 10- 8 Auferetur universa substantia ejus
Tobiæ. 12-21 Ab aspectu eorum ablatus est
Judith. 10- 2 Abstulit a se cilicium
13-10 Et abstulit conopeum ejus a columnis
15- 7 Abstulerunt, et onustati sunt valde
Esth. 4- 4 Et vestem misit, ut ablato sacco induerent eum
Job. 1-21 Dominus dedit, Dominus abstulit
3-10 Nec abstulit mala ab oculis meis
4-21 Qui a. reliqui fuerint, auferentur ex eis
7-21 Et quare non aufers iniquitatem meam
9-34 Auferat a me virgam suam
11-14 Si iniquitatem, quæ est in manu tua, abstuleris a te
12-20 Et doctrinam senum auferens
15-30 Et auferetur spiritu oris sui
19- 9 Et abstulit coronam de capite meo
-10 Et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam
22- 6 Abstulisti enim pignus fratrum tuorum
24- 3 Et abstulerunt pro pignore bovem viduæ.
-24 Auferentur, et sicut summitates spicarum
27- 2 Vivit Deus, qui abstulit judicium meum
-19 Dives, cum dormierit, nihil secum auferet
-21 Tollet eum ventus urens et auferet
29-17 De dentibus illius auferebam prædam
30-15 Abstulisti quasi ventus desiderium meum
32-15 Abstuleruntque a se eloquia
34-20 Et auferent violentum absque manu
36- 7 Non auferet a justo oculos suos
-27 Qui aufert stillas pluviæ
38-15 Auferetur ab impiis lux sua,
Ps. H. 10- 5 Auferuntur judicia tua a facie ejus
39-15 Quærunt animam meam, ut auferant eam
45-10 Auferens bella usque ad finem terræ
50-13 Spiritum sanctum tuum ne auferas a me
57- 9 Sicut cera, quæ fluit, auferentur
71- 7 Donec auferatur luna
75-13 Et ei qui aufert spiritum principum
77-52 Et abstulit sicut oves populum suum
103-29 Auferes spiritum eorum, et deficient
108-23 Sicut umbra, cum declinat, ablatus sum
118-22 Aufer a me opprobrium et contemptum
-43 Et ne auferas de ore meo verbum veritatis
140- 8 In te speravi, non auferas animam meam
Prov. 2-22 Qui inique agunt, auferentur ex ea
20-16 Pro extraneis aufer pignus ab eo
22- 9 Animam autem aufert accipientium
23-18 Præstolatio tua non auferetur
24-18 Ne forte... et auferat ab eo iram suam
25- 4 Aufer rubiginem de argento
- 5 Aufer impietatem de vultu regis
27-13 Et pro alienis, aufer ei pignus
-22 Non auferetur ab eo stultitia ejus
Eccle. 3-14 Non possumus... auferre, quæ fecit Deus
5-14 Et nihil auferet secum de labore suo
8-15 Hoc solum secum auferret de labore suo
11-10 Aufer iram a corde tuo et amore
Sap. 1- 5 Et auferret se a cogitationibus
5- 1 Et qui abstulerunt labores eorum
18- 5 Et multitudinem filiorum abstulisti
Eccli. 9-19 Ne forte auferat vitam tuam
23- 6 Aufer a me ventris concupiscentias
-16 A misericordibus omnia hæc auferentur
31- 1 Cogitatus illius auferet somnum.
34-26 Qui aufert in sudore panem
41-26 Ab auferendo partem et non restituendo
42- 9 Sollicitudo ejus auferet somnum
47- 4 Abstulit opprobrium de gente
Isai. 1-16 Auferte malum cogitationum vestr. ab oculis
-25 Auferam omne stannum tuum
3- 1 Dominus exercituum auferet a Jerusalem
-18 In die illa auferet Dominus ornamentum
4- 1 Aufer opprobrium nostrum
5- 5 Auferam sepem ejus, et erit in direptionem
-23 Et justitiam justi aufertis ab eo
6- 7 Ecce... et auferetur iniquitas tua
8- 4 Auferetur fortitudo Damasci et spolia Sam.

Luc. 10- 6 Ut auferat spolia et diripiat prædam.
-13 Et abstuli terminos populorum
-27 Auferetur onus ejus de humero tuo
11-13 Et auferetur zelus Ephraïm
14-25 Et auferetur ab eis jugum ejus et onus
16-10 Auferetur lætitia et exultatio de Carmelo
Vocem calcantium abstuli
-14 Auferetur gloria Moab super omni populo
17-11 Ablata est messis in die hæreditatis
21-16 Et auferetur omnis gloria Cedar
22-25 Auferetur paxillus, qui fixus fuerat
24-20 Et auferetur quasi tabernaculum unius noctis
25- 8 Auferet Dominus Deus lacrymam
Opprobrium populi sui auferet de universa terra
27- 9 Iste omnis fructus ut auferatur peccatum ejus
30-11 Auferte a me viam, declinate a me semitam
31- 2 Et verba sua non abstulit
32- 6 Et potum sitienti auferat
33-20 Nec auferentur clavi ejus in sempiternum
-24 Populus qui... auferetur ab eo iniquitas
36- 7 Nonne ipse est, cujus abstulit Ezechias excelsa
38-12 Generatio mea ablata est, et convoluta
39- 6 Ecce dies venient et auferentur omnia
40-24 Turbo quasi stipulam auferet eos
49-25 Et quod ablatum fuerit a robusto, salvabitur.
52- 5 Quoniam ablatus est populus meus gratis?
55-13 Æternum, quod non auferetur
57-13 Omnes eos auferet ventus, tollet aura
-14 Auferte offendicula devia populi mei
58- 9 Si abstuleris de medio tui catenam
64- 6 Iniquit. nost. quasi ventus abstulerunt nos
Jerem. 4- 1 Si abstuleris offendicula tua a facie mea
- 4 Præputia cordium vestrorum viri Juda
5-10 Auferte propagines ejus
7-28 Et ablata est de ore eorum
11-15 Numquid carnes sanctæ auferent a te malitias
16- 5 Abstuli pacem meam populo isto
- 9 Ecce auferam de loco isto in oculis
32-31 Diem... qua auferetur de conspectu meo
48-33 Ablata est lætitia et exultatio de Carmelo
-35 Et auferam de Moab, ait Dominus,
Thren. 1-15 Abstulit omnes magnificos meos
Baruc. 1- 8 Quæ ablata fuerant de templo
2-23 Et auferam a vobis vocem jucunditatis
6-32 Vestimenta eorum auferent sacerdotes
-33 Neq. regem constit. possunt, neque auferre
-57 Vestimentum... auferent illis, et abibunt
Ezech. 11-18 Et auferent omnes offensiones, cunctasq.
-19 Et auferam cor lapideum de carne eorum
14-19 Ut auferam ex ea hominem et jumentum
16-27 Et auferam justificationem tuam
-39 Et auferent vasa decoris tui
-42 Et auferetur zelus meus a te, et quiescam
50 Et abstulit eas sicut vidisti
21-26 Aufer cidarim, tolle coronam:
23-48 Et auferam scelus de terra et discent
25-13 Et auferam de ea hominem et jumentum
26-16 Et auferent exuvias suas et vestimenta
30- 4 Cum et ablata fuerit multitudo illius
35- 7 Et auferam de eo euntem et redeuntem
36-26 Et auferam cor lapidem de carne vestra
38-13 Ut... auferas supellectilem atq. substantiam
Dan. 3-35 Neque auferas misericordiam tuam a nobis
5-20 Et gloria ejus ablata est
7-12 Aliarum quoque bestiarum ablata est potestas
-14 Potestas æterna, quæ non auferetur
-26 Sedebit, ut auferatur potentia
11-31 Et auferent juge sacrificium
12-11 Cum ablatum fuerit juge sacrificium
Osee. 2- 2 Auferat fornicationes suas a facie sua
-17 Et auferam nomina Baalim de ore ejus
4-11 Fornic. et vin. et ebrietas auferunt cor
5- 6 Non invenient; ablatus es ab eis
11- 7 Jugum a. imponetur... quod non auferetur
13-11 Auferam in indignatione mea
14- 3 Omnem aufer iniquitatem, accipe bonum
Amos. 3- 5 Numquid auferetur laqueus de terra
5-23 Aufer a me tumultum carminum tuorum
6- 7 Et auferetur factio lascivientium
9- 3 Inde scrutans auferam eos
Mich. 2- 3 Unde non auferetis colla vestra
5-10 Auferam equos tuos de medio tui
-11 Auferam maleficia de manu tua
7-18 Quis Deus similis tui qui aufers iniquitatem
Soph. 3-11 Tunc auferam de medio tui magniloquos
-15 Abstulit Dominus judicium tuum
Zach. 3- 4 Dicens: Auferte vestimenta sordida ab eo

Zach. 3- 4 Ecce abstuli a te iniquitatem tuam
- 9 Et auferam iniquitatem terræ illius in die illa
9- 7 Et auferam sanguinem ejus de ore ejus
13- 2 Spiritum immundum auferam de terra
14- 2 Reliquum populi non auferetur ex urbe
1 Mac. 2-11 Omnis compositio ejus ablata est
3-12 Gladium Apollonii abstulit Judas
-35 Ad... et auferendam memoriam eorum
-45 Et ablata est voluptas a Jacob
5-10 Congregatæ sunt... ut nos auferant
6-12 Unde et abstuli omnia spolia aurea
Misi auferre habitantes Judæam sine causa
8-18 Et ut auferrent ab eis jugum Græcorum
11-12 Et abstulit filiam suam et dedit eam Dom.
-17 Et abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri
13-41 Ablatum est jugum Gentium ab Israël
14- 7 Et abstulit immunditias ex ea
-14 Et abstulit omnem iniquum et malum
2 Mac. 4-20 Sed hæ ablatæ sunt quidem ab eo
5-21 Mille et octingentis ablatis de templo talentis
Matth. 9-15 Venient a. dies cum auferetur ab eis sponsus
13-12 Et quod habet auferetur ab eo
21-43 Quia auferetur a vobis regnum Dei
25-29 Et quod videtur habere auferetur ab eo
Marc. 2-20 Venient a. dies cum auferetur ab eis sponsus
-21 Alioquin aufert supplementum novum
4-15 Et aufert verbum quod seminatum est
-25 Etiam quod habet auferetur ab eo
Luc. 1-25 Respexit auferre opprobrium meum
5-35 Cum ablatus fuerit ab illis sponsus
6-29 Et ab eo, qui aufert tibi vestimentum
-30 Qui aufert quæ tua sunt, ne repetas
8-18 Etiam quod putat se habere auferetur ab illo
10-42 Partem elegit quæ non auferetur ab ea
11-22 Universa arma ejus auferet
16- 3 Dominus meus aufert a me villicationem
19-24 Astantibus dixit: Auferte ab illo mnam
-26 Quod habet auferetur ab eo
Joan. 2-16 Dixit: Auferte ista hinc et nolite
Act. 27-20 Jam ablata erat spes omnis salutis nostræ
Rom. 11-27 Cum abstulero peccata eorum
1 Cor. 5-13 Auferte malum ex vobis ipsis
2 Cor. 3-16 Conversus f. ad Dom. auferetur velamen
1 Tim. 6- 7 Haud dubium quod nec auferre quid possumus
Hebr. 10- 4 Impossibile est sanguine hirc. auferri peccata
- 9 Aufert primum, ut sequens statuat
-11 Quæ nunquam possunt auferre peccata
Apoc. 17- 3 Abstulit me in spiritu in desertum
22-19 Auferet Deus partem ejus de libro vitæ

AUFUGIO.

1 Reg. 19-12 Porro ille abiit et aufugit, atque salvatus est
3 Reg. 11-40 Qui surrexit et aufugit in Ægyptum

AUGEO.

Gen. 17-20 Benedicam ei, et augebo et multiplicabo
26-29 Dimisimus auctum benedictione Domini
34-12 Augete dotem, et munera postulate
47-27 Auctusque est et multiplicatus nimis
48- 4 Et ait: Ego te augebo et multiplicabo
Exod. 9-34 Videns a. Pharao... auxit peccatum:
23-30 Donec augearis, et possideas terram
Num. 32-14 Augeretis furorem Domini contra Israël
Deut. 20-19 Nec potest bell. contra te augere numerum
28-59 Augebit Dominus plagas tuas
2 Reg. 15-12 Populusque concurrens augebatur cum Absalom
1 Par. 21- 3 Augeat Dominus populum suum centuplum
2 Par. 28-22 Insuper... auxit contemptum in Dominum
Psal. 104-24 Et auxit populum suum vehementer
Prov. 22-16 Ut augeat divitias suas, dabit ipse ditiori
Eccli. 11-34 A scintilla una augetur ignis
Et ab uno doloso augetur sanguis
50-20 In magna domo auctus est sonus suav.
-24 Qui auxit dies nostros a ventre matris nostræ
Jerem. 51-12 Levate signum, augete custodiam
Ezech. 16-31 Quasi meretrix fastidio augens pretium
23-14 Et auxit fornicationes suas
Amos. 8- 5 Et augeamus siclum et supponamus stateras
2 Mac. 4- 4 Ad augendam malitiam Simonis
Act. 2-47 Dominus autem augebat qui salvi fierent
5-14 Magis autem augebatur credentium in Dom.
2 Cor. 9-10 Augebit incrementa frugum justitiæ vestræ

AUGMENTUM.

Prov. 4- 9 Dabit capiti tuo augmenta gratiarum
2 Mac. 9-11 Doloribus suis augmenta capientibus
Ephes. 4-16 Augmentum corporis facit in ædificationem
Colos. 2-19 Crescit in augmentum Dei

AUGURATRIX.

Isai. 57- 3 Vos autem accedite huc filii auguratricis

AUGURES.

Deut. 18-14 Gentes augures et divinos audiunt
Isai. 2- 6 Et augures habuerunt ut Philisthiim
47-13 Stent et salvent te augures cæli
Jerem. 27- 9 Nolite audire augures et maleficos

AUGURIUM.

Num. 23-23 Non est augurium in Jacob
24- 1 Ut augurium quæreret
Deut. 18-10 Observet somnia atque auguria
4 Reg. 17-17 Divinationibus serviebant et auguriis
21- 6 Et observavit auguria et fecit pythones
2 Par. 33- 6 Observabat somnia, sectabatur auguria
Eccli. 34- 5 Divinatio erroris, et auguria mendacia

AUGUROR.

Gen. 44- 5 Scyphus... in quo augurari solet
-15 Non sit similis mei in augurandi scientia?
Levit. 19-26 Non augurabimini, nec observabitis somnia

AUGUSTUS I.

Secundus Romanorum imperator, successit Julio Cæsari, qui illum in filium adoptaverat. Nomen habebat antea Octavium; nondum erat viginti annorum quando ei obvenit imperium et in quadragesimo secundo ætatis suæ anno erat, cum ab eo exiit edictum ut describeretur universus orbis, id est, orbis Romanus, eæ scilicet provinciæ et regiones quæ Romano subdebantur imperio. Ivit etiam sanctus Joseph, sicut et alii in suas ibant civitates, duxitque secum uxorem beatissimam Mariam prægnantem, et venerunt in Bethlehem Juda. Ibique natus est pauper et humilis in præsepio Jesus Christus reparator salutis humanæ, Homo et Deus, anno mundi 4054.

Luc. 2- 1 Exiit edictum a Cæsare Augusto

AUGUSTUS II.

Iste est Nero qui eo tempore Romanus erat imperator, ad quem appellavit sanctus Paulus.

Act. 25-21 Ut servaretur ad Augusti cognitionem
-25 Ipso autem hoc appellante ad Augustum

AUGUSTUS. *Adjectiv.*

2 Par. 15-16 Matrem Asa... ex augusto deposuit imperio
Act. 27- 1 Nomine Julio cohortis augustæ

AULA.

Gen. 45-16 Celebri sermone vulgatum in aula regis
4 Reg. 7- 9 Venite, eamus, et nuntiemus in aula regis
Esth. 4- 2 Non e. erat licitum indutum sacco aula regis intrare
11- 3 Vir magnus et inter primos aulæ regiæ
12- 1 Morabatur... in aula regis, cum Bagatha
- 5 Ut in aula palatii moraretur
Dan. 4-26 In aula Babylonis deambulabat
5- 5 In superficie parietis aulæ regiæ
1 Mac. 11-46 Et fugit rex in aulam
2 Mac. 13-15 Nocte aggressus aulam regiam

AURA.

Gen. 3- 8 Deambulantis... ad auram post meridiem
3 Reg. 19-12 Post ignem sibilus auræ tenuis
Job. 4-16 Et vocem quasi aura lenis audivi
Psal. 106-29 Et statuit procellam ejus in auram
Isai. 57-13 Et omnes eos auferet ventus, tollet aura
Act. 27-40 Secundum auræ statum tendebant ad littus

AURAN.

Urbs in tribu Manasse.

Ezech. 47-16 Tichon, quæ est juxta terminum Auran.
-18 Porro plaga Orientalis de medio Auran,

AURATÆ.

2 Mac. 5- 2 Per aëra equites.. auratas stolas habentes

AUREOLA.

Exod. 25-25 Super illam, alteram coronam aureolam
30- 3 Faciesq. ei coronam aureolam per gyrum
37-27 Fecitque ei coronam aureolam per gyrum

AUREUS. *Substant.*

4 Reg. 5- 5 Et tulisset secum... sex millia aureos
2 Par. 9-15 De summa sexcentorum aureorum
-16 Scuta aurea trecentorum aureorum

AUREUS, A, UM. *Adject.*

Gen. 24-22 Protulit vir inaures aureas
-53 Prolatisque vasis argenteis et aureis
41-42 Collo torquem auream circum posuit
Exod. 3-22 Postulabit... vasa argentea et aurea
11- 2 Postulet... vasa argentea et aurea

Exod. 12-35 Petierunt ab Ægyptiis vasa argentea et aurea
20-23 Nec deos aureos facietis vobis
25-11 Faciesque supra coronam auream
-12 Et quatuor circulos aureos
-18 Duos quoque Cherubim aureos
-24 Faciesque illi labium aureum per circuit.
-26 Quatuor quoque circulos aureos præparabis
-27 Subter coronam erunt circuli aurei
26- 6 Facies et quinquaginta circulos aureos
-29 Fundes in eis aureos annulos
Quos operies laminis aureis
28-23 Duos annulos aureos, quos pones
-26 Facies et duos annulos aureos
-27 Necnon et alios duos annulos aureos
-34 Ita ut tintinnabulum sit aureum
Rursumque tintinnabulum aliud aureum
30- 4 Et duos annulos aureos sub corona
32- 2 Tollite inaures aureas de ux... auribus
-31 Feceruntque sibi deos aureos
35-22 Omne vas aureum in donaria Dom. separatum est
36-13 Quinquaginta fudit circulos aureos
-34 Et circulos eorum fecit aureos
Quos et ipsos laminis aureis operuit
37- 2 Et fecit illi coronam auream per gyrum
- 3 Conflans quatuor annulos aureos
-11 Fecit illi labium aureum per gyrum
-12 Coronam auream interrasilem
Et super eamdem alteram coronam auream
-13 Fudit et quatuor circulos aureos
-27 Fecitque... et duos annulos aureos
39- 3 Inciditque bracteas aureas et extenuavit
-16 Totidemque annulos aureos
-17 E quibus penderent duæ catenæ aureæ
-24 Tintinnabulum a. aureum et mal. punic.
-37 Altare aureum et unguentum
40- 5 Altare aureum in quo adoletur incensum
-24 Posuit et altare aureum sub tecto testim.
Levit. 8- 9 Posuit laminam auream consecratam
Num. 4-11 Altare aureum involvent hyacinthino vest.
7-14 Mortariolum ex decem siclis aureis
-20 Mortariolum aureum habens decem siclos
-26 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-32 *Idem.* 38 *idem.* 44 *idem.* 50 *idem.* 62 *idem.* 68 *idem.* 74 *idem.* 80 *idem.*
-84 Oblata sunt... mortariola aurea duodecim
-86 Mortariola aurea duodecim plena incenso
Josue. 7-21 Vidi... regulamque auream quinq.
-24 Tollens... pallium, et auream regulam
Judic. 8-24 Inaures enim aureas Ismaëlitæ habere
-26 Præter torques aureas camelorum
1 *Reg.* 6- 5 Quinque anos aureos facietis
Et quinque mures aureos
- 8 Et vasa aurea, quæ exolvistis ei pro delicto
-11 Quæ habebat mures aureos
-15 In qua erant vasa aurea,
-17 Hi sunt a. ani aurei, quos reddiderunt
-18 Et mures aureos secundum numerum
2 *Reg.* 1-24 Qui præbebat ornam. aurea cultui vestro
8- 7 Et tulit David arma aurea
-10 Et in manu ejus erant vasa aurea
3 *Reg.* 6-21 Affixit laminas clavis aureis
-35 Operuitque omnia laminis aureis
7-48 Fecitque... altare aureum
Et mensam, super quam pon... auream
-49 Candelabra aurea, quinque ad dexteram
Et lucernas desuper aureas
Et forcipes aureos,
10-21 Sed et omnia vasa... erant aurea
-25 Vasa argentea et aurea, vestes
12-28 Fecit duos vitulos aureos
14-26 Scuta quoque aurea, quæ fecerat Salomon.
4 *Reg.* 10-29 Nec dereliquit vitulos aureos
12-13 Et omne vas aureum et argenteum
24-13 Concidit universa vasa aurea quæ fecerat Salomon
25-15 Quæ aurea, aurea, et quæ
1 *Par.* 18- 7 Tulit quoque David pharetras aureas
-11 Sed et omnia vasa aurea et argentea
28-15 Sed et in candelabra aurea et ad lucernas
-17 Thuribula ex aur... et leunculos aureos
29- 2 Aurum ad vasa aurea et argentum
2 *Par.* 3- 8 Et laminis aureis texit eam
- 9 Sed et clavos fecit aureos
4- 7 Fecit autem candelabra aurea decem
- 8 Phialas quoque aureas centum
-19 Fecitq. Sal... altare aureum, et mensas,
-21 Lucernas et forcipes aureos
-22 Et ostia templi forinsecus aurea
9-15 Fecit... ducentas hastas aureas
-16 Trecenta quoque scuta aurea trecentorum aureorum
-18 Scabellum aureum, et brachiola duo
-20 Omniaque vasa convivii regis erant aurea

2 *Par.* 9-24 Deferebant ei... vasa argentea et aurea
12- 9 Omniaq. secum tulit et clypeos aureos,
13- 8 Habetis... atque vitulos aureos
-11 Estque apud nos candelabrum aureum
24-14 Et cætera vasa aurea et argentea
1 *Esdr.* 1- 6 Adjuverunt man. in vasis argenteis et aureis
- 9 Phialæ aureæ triginta
Scyphi aurei triginta
-11 Omnia vasa aurea et argentea
5-14 Nam et vasa templi Dei aurea et arg.
6- 5 Sed et vasa templi Dei aurea
8-27 Et crateres aureos viginti qui habebant
Tobiæ. 1- 5 Cum irent omnes ad vitulos aures
Esth. 1- 6 Lectuli quoque aurei et argentei
- 7 Bibebant... invitati aurei poculis
4-11 Nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit
5- 2 Extendit contra eam virgam auream quam tenebat manu
8- 4 At ille ex more sceptrum aureum protendit
-15 Coronam auream portans in capite
15-15 Tulit auream virgam et posuit super collum
Job. 22-24 Dabit... pro silice torrentes aureos
42-11 Dederunt ei unusq.. inaurem auream unam
Psal. 44-14 In fimbriis aureis
-15 Circumamicta varietatibus
Prov. 11-22 Circulus aureus in naribus suis (*porci*)
25-11 Mala aurea in lectis argenteis
-12 Inauris aurea, et margaritum fulgens,
Eccle. 12- 6 Antequam... et recurrat vitta aurea
Cant. 1-10 Murenulas aureas faciemus tibi
3-10 Fecit... reclinatorium aureum ascensum
5-14 Manus illius tornat, aureæ plenæ hyacinthis
-15 Quæ fundatæ sunt super bases aureas
Eccli. 21-24 Ornamentum aureum prudenti doctrina
26-23 Columnæ aureæ super bases argenteas
45-10 Cinxit illum tintinnabulis aureis plurim.
-14 Corona aurea super mitram ejus expressa
Jerem. 4-30 Cum ornata fueris monili aureo
51- 7 Calix aureus Babylon. in manu Domini
52-19 Quotquot aurea, aurea,
Baruc. 6- 3 Nunc a. videbitis in Babylonia deos aureos
- 9 Coronas certe aureas habent super capita
-20 Mulieres apponunt diis arg. et aureis
-38 Dii illorum lignei, et lapidei, et aurei,
-54 Deorum lign. argent. et aureum
2-38 Tu es ergo caput aureum
3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream
- 5 Cadentes adorate statuam auream
- 7 Cadentes... adoraverunt statuam auream
-10 Prosternat se, et adoret statuam auream
-12 Statuam auream, quam erexisti, non adorant
-14 Statuam auream, quam non constitui, non adoratis
-18 Statuam auream, quam erexisti, non adoramus
5- 2 Ut afferentur vasa aurea et argentea
- 3 Tunc allata sunt vasa aurea et argentea
- 4 Laudant deos suos aureos, et argenteos
- 7 Torquem auream habebit in collo
-16 Torquem auream circa collum tuum habebis
-23 Deos... et aureos, et æreos... laudasti
-29 Circumdata est torques aurea collo ejus
Zach. 4- 2 Et ecce candelabrum aureum totum
-12 Quæ sunt juxta duo rostra aurea
1 *Mac.* 1-23 Et accepit altare aureum et candelabrum
Et mortariola aurea
Et ornamentum aureum quod in facie templi
4-57 Ornaverunt faciem templi coronis aureis
6- 2 Illic velamina aurea et loricæ et scuta
-12 Abstulit omnia aurea et argentea
-39 Et ut refulsit sol in clypeos aureos
10-20 Misit ei purpuram et coronam auream
-89 Et misit ei fibulam auream
11-58 Et misit illi vasa aurea in ministerium
Et habere fibulam auream
13-37 Coronam auream et bahem.. suscepimus
14-24 Habentem clypeum aureum magnum
-44 Vestiri purpura et uti fibula aurea
15-18 Attulerunt a. et clypeum aureum mnarum mille
2 *Mac.* 2- 2 Videntes simulacra aurea et argentea
3-25 Videbatur arma habere aurea
4-32 Aurea quædam vasa e templo furatus donavit
5- 3 Et aureorum armorum splendorem
10-29 Apparuerunt... frenis aureis decori
11- 8 Armis aureis hastam vibrans
14- 4 Offerens ei coronam auream, et palmam
15-15 Et dedisse Judæ gladium aureum
2 *Tim* 2-20 Non solum sunt vasa aurea et argentea

Hebr. 9- 4 Aureum habens thuribulum et arcam
In qua urna aurea habens manna
Jacob. 2- 2 Vir aureum annulum habens in veste candida
Apoc. 1-12 Et conversus vidi septem candelabra aurea
-13 In medio septem candelabrorum aureorum
Præcinctum ad mamillas zona aurea
-20 Septem candelabra aurea; septem stellæ
2- 1 Qui ambulat in medio septem cand. aureorum
4- 4 Et in capitibus eorum coronæ aureæ
5- 8 Phialas aureas plenas odoramentorum
8- 3 Stetit ante altare habens thuribulum aureum
Super altare aureum quod est ante thronum Dei
9-13 Ex quatuor cornibus altaris aurei
-20 Ut non adorarent... simulacra aurea
14-14 Habentem in capite suo coronam auream
15- 6 Præcincti circa pectora zonis aureis
- 7 Dedit sept. Angelis sept. phialas aureas
17- 4 Habens poculum aureum in manu sua
21-15 Habebat mensuram arundineam auream
-16 Mensus est civitatem de arundine aurea

AURICHALCUM.

3 *Reg.* 7-45 Omnia vasa... de aurichalco erant
Eccli. 47-20 Collegisti quasi aurichalcum aurum
Apoc. 1-15 Et pedes ejus similes aurichalco
2-18 Et pedes ejus similes aurichalco

AURICULA.

Exod. 29-20 Et pones super extremum auriculæ dextræ
Levit. 8-23 Tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron
-24 Cumque... tetigisset extremum auriculæ singulorum
14-14 Ponet super extremum auriculæ dextræ
-17 Fundet super extremum auriculæ dextræ
-25 Ponet super extremum auriculæ dextræ
-28 Tangetque extremum dextræ auriculæ
1 *Reg.* 9-15 Dominus a. revelaverat auriculam Samuelis
1 *Par.* 11-25 Posuit autem eum David ad auriculam suam
17-25 Deus meus revelasti auriculam servi tui
Amos. 3-12 Crura aut extremum auriculæ
Matth. 26-51 Percutiens... amputavit auriculam ejus
Marc. 7-33 Misit digitos suos in auriculas ejus
14-47 Percussit... et amputavit illi auriculam
Luc. 22-50 Et amputavit auriculam ejus dexteram
-51 Cum tetigisset auriculam ejus, sanavit eum
Joan. 18-10 Et abscidit auriculam ejus dexteram
-26 Cognatus ejus cujus abscidit Petrus auriculam

AURICULARIUS.

2 *Reg.* 23-23 Fecitq. eum sibi David auricularium

AURIFEX.

2 *Esdr.* 3- 8 Ædificavit Eziel filius Araïæ aurifex
-30 Post eum ædificavit Melchias filius aurificis
-31 In Porta gregis ædificaverunt aurifices
Sap. 15- 9 Sed concertatur aurificibus et argentariis
Isai. 40-19 Aurifex auro figuravit illud
46- 6 Conducentes aurificem, ut faciat Deum
Baruc. 6-45 A fabris autem et aurificibus facta sunt

AURIGA.

3 *Reg.* 22-34 At ille dixit aurigæ suo : Verte manum
4 *Reg.* 2-12 Pater mi, pater mi, currus Israel, et auriga ejus
13-14 Pater mi, pater mi, currus Israël, et auriga ejus
2 *Par.* 18-33 At ille aurigæ suo ait : Converte manum

AURIS.

Gen. 20- 8 Locutus est universa verba hæc in auribus eorum
35- 4 Dederunt... inaures, quæ erant in auribus eorum
44-18 Loquatur servus tuus verbum in auribus tuis
50- 4 Loquimini in auribus Pharaonis
Exod. 10- 2 Narres in auribus filii tui et nepotum
17-14 Scribe... et trade auribus Josue
21- 6 Perforabitque aurem ejus subula
32- 2 Tollite inaures de... filiarum vestrarum auribus
Levit. 22-23 Bovem et ovem, aure et cauda amputatis, voluntarie offerre potes
Deut. 5- 1 Quæ ego loquor in auribus vestris hodie
15-17 Et perforabis aurem ejus in janua domus tuæ
29- 4 Non dedit... aures quæ possunt audire
32-44 Locutus est omnia verba cantici hujus in auribus populi
Josue. 6- 5 Cumque... et in auribus vestris increpuerit
-20 Postquam in aures multitudinis vox
Judic. 5- 3 Audite reges, auribus percipite principes

1 Reg. 3-11 Quicumque audierit, tinnient ambæ aures ejus
8-21 Et locutus est ea in auribus Domini
15-14 Quæ est hæc vox gregum quæ resonat in auribus meis
18-23 Locuti sunt servi Saül in auribus David
20-13 Revelabo aurem tuam et dimittam te
25-24 Loquatur, obsecro, ancilla tua in auribus
2 Reg. 7-22 In omnibus quæ audivimus auribus nostris
-27 Deus Israel revelasti aurem servi tui,
22- 7 Clamor meus veniet ad aures tuas
-45 Filii alieni... auditu auris obedient mihi
4 Reg. 19-16 Inclina aurem tuam, et audi
-28 Superbia tua ascendit in aures meas
21-12 Ut quic. audierit, tinniant ambæ aures ejus
1 Par. 17-20 Quos audivimus auribus nostris
2 Par. 6-40 Aures tuæ intentæ sint ad orationem
7-15 Aures meæ erectæ ad orationem ejus
31- 5 Cum percrebuisset in auribus multitudinis
2Esdr. 1- 6 Fiant aures tuæ auscultantes
-11 Sit auris tua attendens ad orationem servi
8- 3 Et aures omnis populi erant erectæ ad librum
Judith. 14-14 Cum nullum motum jacentis sensu aurium caperet
Esth. 16- 6 Dum aures principum simplices decipiunt
Job. 4-12 Quasi furtive suscepit auris mea venas susurri
6-28 Præbete aurem, et videte an mentiar
12-11 Nonne auris verba dijudicat
13- 1 Et audivit auris mea et intellexi singula
-17 Et ænigmata percipite auribus vestris
15-21 Sonitus terroris semper in auribus illius:
28-22 Auribus nostris audivimus famam ejus
29-11 Auris audiens beatificabat me
33- 8 Dixisti ergo in auribus meis
-16 Tunc aperit aures virorum et erudiens eos
34- 3 Auris enim verba probat
36-10 Revelabit quoque aurem eorum, ut corripiat
-15 Et revelabit in tribulatione aurem ejus
42- 5 Auditu auris audivi te, nunc autem oculus
Psal. 5- 2 Verba mea auribus percipe, Domine
10-17 Præparationem cordis ejus audivit auris tua
16- 1 Auribus percipe orationem meam
- 6 Inclina aurem tuam mihi et exaudi
17- 7 Clamor meus... introivit in aures
-45 In auditu auris obedivit mihi
30- 3 Inclina ad me aurem tuam
33-16 Et aures ejus in preces eorum
38-13 Auribus percipe lacrymas meas
39- 7 Aures autem perfecisti mihi.
43- 2 Deus, auribus nostris audivimus
44-11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam
48- 2 Auribus percipite omnes, qui habitatis orbem
- 5 Inclinabo in parabolam aurem meam
53- 4 Auribus percipe verba oris mei
57- 5 Sicut aspidis surdæ et obturantis aures suas
70- 2 Inclina ad me aurem tuam, et salva me.
77- 1 Inclinate aurem vestram in verba oris mei
83- 9 Auribus percipe Deus Jacob
85- 1 Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me
- 6 Auribus percipe, Domine, orationem meam
87- 3 Inclina aurem tuam ad precem meam
91-12 In me malignantibus audiet auris mea
93 9 Qui plantavit aurem, non audiet?
101- 3 In quac. die tribul. inclina ad me aurem tuam
113- 6 Aures habent et non audient
114- 2 Quia inclinavit aurem suam mihi
129- 2 Fiant aures tuæ intendentes, in vocem deprecationis
134-17 Aures habent et non audient
142- 1 Auribus percipe obsecrationem meam
Prov. 2- 2 Audiat sapientiam auris tua
4-20 Ad eloquia mea inclina aurem tuam
5- 1 Prudentiæ meæ inclina aurem tuam
-13 Et magistris non inclinavi aurem meam?
15-31 Auris, quæ audit increpationes vitæ
18-15 Et auris sapientium quærit doctrinam.
20-12 Aurem audientem, et oculum... fecit
21-13 Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis
22-17 Inclina aurem tuam, et audi verba
23- 9 In auribus insipientium ne loquaris
-12 Et aures tuæ ad verba scientiæ
25-12 Qui arguit sapientem, et aurem obedientem
26-17 Sicut qui apprehendit auribus canem
28- 9 Qui declinat aures suas ne audiat legem
Eccle. 1- 8 Nec auris auditu impletur
Cant. 2-14 Sonet vox tua in auribus meis
Sap. 1-10 Quoniam auris zeli auditu omnia
6- 3 Præbete aures vos, qui continetis multitud.
15-15 Quibus... neque aures ad audiendum
Eccli. 2- 2 Inclina aurem tuam, et suscipe verba
3-31 Et auris bona audiet cum omni concupiscentia
Eccli. 4- 8 Declina pauperi sine tristitia aurem tuam,
6-34 Si inclinaveris aurem tuam, excipies doctrinam
16- 6 Et fortiora horum audivit auris mea
17- 5 Et aures, et cor dedit illis excogitandi
-11 Honorem vocis audierunt aures illorum
21- 6 Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet
25-12 Beatus, qui,.. enarrat justitiam auri audienti
27-15 Et irreverentia ipsius obturatio aurium
28-28 Sepi aures tuas spinis
33-19 Rectores Ecclesiæ auribus percipite
38-30 Vox mallei innovat aurem ejus
43-26 Et audientes auribus nostris admirabimur
51-21 Inclinavi modice aurem meam et excepi illam
Isai. 1- 2 Audite, cœli, et auribus percipe, terra
-10 Percipite auribus legem Dei nostri
5- 9 In auribus meis sunt hæc, dicit Dominus
6-10 Aures ejus aggrava: at oculos ejus claude
Ne forte... et auribus suis audiat
11- 3 Neque secundum auditum aurium arguet
22-14 Revelata est in auribus meis vox Domini
28-23 Auribus percipite et audite vocem meam
30-21 Et aures tuæ audient verbum post tergum
32- 3 Aures audientium diligenter auscultabunt
- 9 Percipite auribus eloquium meum
33-15 Qui obturat aures suas ne audiat sanguinem
35- 5 Tunc... et aures surdorum patebunt
36-11 Ne loquaris ad nos judaïce in auribus populi
37-17 Inclina, Domine, aurem tuam et audi
-29 Superbia ascendit in aures meas
42-20 Qui apertas habes aures, nonne audies
43- 8 Educ foras... surdum et aures ei sunt.
48- 8 Neque ex tunc aperta est auris tua
49-20 Adhuc dicent in auribus tuis filii sterilitatis
50- 4 Erigit mane, mane erigit mihi aurem
- 5 Dominus Deus aperuit mihi aurem
55- 3 Inclinate aurem vestram, et venite ad me
59- 1 Neque aggravata est auris ejus, ut non exaudiat
64- 4 Non audierunt, neque auribus perceperunt
Jerem. 2- 2 Vade et clama in auribus Jerusalem
5-21 Habentes... aures, et non auditis
6-10 Ecce incircumcisæ aures eorum;
7-24 Nec inclinaverunt aurem suam
-26 Non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam
9-20 Assumant aures vestræ sermonem oris ejus
11- 8 Non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam
13-15 Audite, et auribus percipite.
17-23 Non audierunt, nec inclinav. aurem suam
19- 3 Qui audierit illam, tinniant aures ejus
25- 4 Neque inclinastis aures vestras ut audiretis
26-11 Sicut audistis auribus vestris
-15 Ut loquerer in auribus vestris omnia verba hæc
28- 7 Quod ego loquor in auribus tuis et in auribus universi populi
29-29 Legit... in auribus Jeremiæ prophetæ
34-14 Nec inclinaverunt aurem suam,
35-15 Non inclinastis aurem vestram, neque audistis
36-13 Quæ audivit, legente Baruch ex volumine in auribus populi
-15 Sede, et lege hæc in auribus nostris
Et legit Baruch in auribus eorum
44- 5 Nec inclinaverunt aurem suam
Thren. 3-56 Ne avertas aurem tuam a singultu tuo
Baruc. 1- 3 Legit Baruch... ad aures Jechoniæ
Et ad aures universi populi venientis ad librum
- 4 Ad aures potentium filiorum regum
Et ad aures presbyterorum
Et ad aures populi
2-16 Et inclina aurem tuam, et exaudi nos
-31 Dabo eis... aures, et audient
3- 9 Auribus percipe, ut scias prudentiam
Ezech. 3-10 Assume in corde tuo, et auribus tuis audi
8-18 Non clamaverint ad aures meas voce magna
9- 1 Et clamavit in auribus meis voce magna
12- 2 Habent... aures ad audiendum, et non audiunt
16-12 Et dedi... circulos auribus tuis et coronam
23-25 Nasum tuum et aures tuas præcident
40- 4 Et auribus tuis audi et pone cor tuum
44- 5 Et auribus tuis audi omnia quæ ego loquor
Dan. 9-18 Inclina, Deus meus, aurem tuam et audi
Joel. 1- 2 Auribus percipite omnes habitatores terræ
Mich. 7-16 Aures eorum surdæ erunt
Zach. 7-11 Et aures suas aggravaverunt ne audirent
Matth. 10-27 Quod in aure auditis, prædicate super tecta
Matth. 11-15 Qui habet aures audiendi audiat
13- 9 Qui habet aures audiendi audiat
-15 Et auribus graviter audierunt
Ne quando... et auribus audiant, et corde
-16 Et aures vestræ (*beatæ*) quia audiunt
-43 Qui habet aures audiendi audiat
Marc. 4- 9 Qui habet aures audiendi audiat
-23 Si quis habet aures audiendi audiat
7-16 Si quis habet aures audiendi audiat
-35 Statim apertæ sunt aures ejus
8-18 Et aures habentes, non auditis?
Luc. 1-44 Facta est vox salutationis tuæ in auribus meis
4-21 Impleta est hæc scriptura in auribus vestris
7- 1 Cum a. implesset... in auribus plebis, intravit
8- 8 Qui habet aures audiendi audiat
12- 3 Quod in aurem locuti estis in cubiculis
14-35 Qui habet aures audiendi audiat
Act. 2-14 Et auribus percipite verba mea
7-51 Incircumcisis cordibus et auribus
-56 Continuerunt aures suas et impetum fec.
11-22 Pervenit a. sermo ad aures Ecclesiæ
17-20 Nova enim quædam infers auribus nostris
28-26 Aure audietis, et non intelligetis
-27 Et auribus graviter audierunt
Ne forte... auribus audiant et corde intelligant
Rom. 11- 8 Dedit illis Deus aures, ut non audiant
1 Cor. 2- 9 Quod oculus non vidit, nec auris audivit
12-16 Et si dixerit auris: Quoniam non sum oculus
2 Tim. 4- 3 Coacerv. sibi magist. prurientes auribus
Jacob. 5- 4 Clamor eorum in aures Domini Sabaoth
1 Petr. 3-12 Et aures ejus in preces eorum
Apoc. 2- 7 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-11 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-17 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-29 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
3- 6 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-13 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-22 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
13- 9 Si quis habet aurem, audiat,

AURORA.

Gen. 32-26 Dimitte, jam enim ascendit aurora
2 Reg. 23- 4 Sicut lux auroræ, oriente sole
2Esdr. 4-21 Ab ascensu auroræ, donec egrediantur astra
Job. 3- 9 Nec ortum surgentis auroræ
24-17 Si subito apparuerit aurora
38-12 Numquid... ostendisti auroræ locum suum?
Psal. 73-16 Tu fabricatus es auroram et solem
Cant. 6- 9 Quæ progreditur quasi aurora consurgens

AURUGO.

2 Par. 6-28 Si orta fuerit... aurugo, et locusta, et bruchus
Jerem. 30- 6 Conversæ sunt universæ facies in auruginem
Amos. 4- 9 Percussi... in aurugine mult. hort. vestr.
Aggæi. 2-18 Percussi vos vento urente et aurugine,

AURUM.

Gen. 2-11 Hevilath ubi nascitur aurum
-12 Et aurum terræ illius optimum est
13- 2 Erat autem dives valde in possessione auri et argenti
24-35 Dedit ei oves et boves, argentum et aurum
44- 8 Quomodo... furati... aurum vel argentum?
Exod. 25- 3 Accipere debetis aurum, et argentum
-11 Et deaurabis eam auro mundissimo
-13 Et operies eos auro
-17 Facies et propitiatorium de auro mund.
-24 Inaurabis eam auro purissimo
-28 Circumdabis auro ad subvehendam mensam
-29 Offerenda sunt libamina ex auro purissimo
-31 Facies et candelabrum ductile de auro mundissimo
-36 Universa ductilia de auro purissimo
-38 Emunctoria... fiant de auro purissimo
-39 Habebit talentum auri purissimi
28- 5 Accipientque aurum, et hyacinthum
- 6 Facient a. superhumerale de auro,
- 8 Cuncta operis varietas erit ex auro,
-11 Sculpes... inclusos auro atq. circumdatos
-13 Facies et uncinos ex auro
-14 Et duas catenulas ex auro purissimo
-15 Juxta texturam superhumeralis ex auro,
-20 Inclusi auro erunt per ordines suos
-22 Invicem cohærentes ex auro purissimo
-36 Facies et laminam de auro purissimo
30- 3 Vestiesque illud auro purissimo
31- 4 Quidquid fabrefieri potest ex auro,
32-24 Quis vestrum habet aurum?
35- 5 Offerat... aurum, et argentum, et æs;
-32 Et faciendum opus in auro et argento

Exod. 36-38 Columnas quinque... quas operuit auro
37- 1 Vestivitq. eam auro purissimo intus ac foris
- 4 Vectesque fecit... quos vestivit auro
- 6 Fecit... oraculum, de auro mundissimo
- 7 Duos etiam Cherubim ex auro ductili
-11 Circumdeditque eam auro mundissimo
-15 Et circumdedit eos auro
-16 Cyathos et thuribula, ex auro puro
-17 Fecit et candelab. ductile de auro mund.
-22 Erant univ. ductilia ex auro purissimo
-23 Fecit et lucern... de auro mundissimo
-24 Talentum auri appendebat candelabrum
-26 Vestivitque illud auro purissimo
38-24 Omne aurum quod expensum est
39- 2 Fecit igitur superhumerale de auro
- 6 Astrictos et inclusos auro et sculptos
- 8 Fecit et rationale... ex auro, hyacintho,
-13 Circumdati inclusi auro per ordines suos
-15 Invicem cohærentes... de auro purissimo
-23 Tintinnabula de auro purissimo
-29 Fecerunt et laminam... de auro purissimo
Num. 7-86 Simul auri sicli centum viginti
8- 4 Erat factura candelabri, ex auro ductili
22-18 Si dederit... plenam argenti et auri
24-13 Plenam domum suam argenti et auri
31-22 Aurum, et argentum, et æs et ferrum
-50 Quod in præda auri potuimus invenire
-51 Omne aurum in diversis speciebus
Deut. 1- 1 Haseroth, ubi auri est plurimun
7-25 Non concupisces argentum et aurum
8-13 Habuerisq... argenti et auri... copiam
17-17 Non habebit... auri immensa pondera
29-17 Idola... argentum et aurum quæ colebant.
Josue. 6-19 Quidquid autem auri et argenti fuerit
-24 Succenderunt absque auro et argento
22- 8 Revertimini... cum argento et auro, ære
Judic. 8-26 Mille septingenti auri sicli
2 *Reg.* 8-11 Sanctificavit rex... cum argento et auro,
12-30 Tulit diadema... pondo auri talentum,
21- 4 Non est nobis super auro et argento quæstio
3 *Reg.* 6-20 Operuit illud atque vestivit auro purissimo
-21 Domum quoque... operuit oro purissimo
-22 Nihilque erat in templo quod non auro tegeretur
Sed et totum altare oraculi texit auro
-28 Texit quoque Cherubim auro
-30 Pavimentum domus texit auro
-32 Et texit ea auro
Operuit tam Cherubim quam palmas, et cætera auro
7-49 Contra oraculum, ex auro puro
-50 Thuribula de auro purissimo
Cardines... ostiorum domus templi ex auro erant
-51 Intulit... argentum, et aurum, et vasa
9-11 Et aurum juxta omne quod opus habuerat
-14 Misitq. Hiram... centum viginti talenta auri
-28 Sumptum inde aurum quadringentorum viginti
10- 2 Et aurum infinitum nimis
-10 Dedit ergo regi 120 talenta auri
-11 Classis Hiram, quæ portabat aurum de Ophir
-14 Erat a. pondus auri, quod afferebatur
Sexcentorum sexag. sex talentorum auri
-16 Fecit... ducenta scuta de auro purissimo
Sexcentos auri siclos dedit in laminas
-17 Et trecentas peltas ex auro probato
Trecentæ minæ auri unum peltam vestiebant
-18 Vestivit eum auro fulvo nimis
-21 Universa supellex domus saltus Libani de auro purissimo
-22 Deferens inde aurum, et argentum
15-15 Intulit... argentum, et aurum, et vasa
-18 Tollens itaque Asa omne argentum et aurum,
-19 Ideo misi tibi munera, argentum et aurum
20- 3 Argentum tuum, et aurum tuum meum est
- 5 Aurum tuum, et uxores tuas... dabis mihi
- 7 Misit enim ad me... et pro argento et auro
22-49 Quæ navigarent in Ophir propter aurum
4 *Reg.* 7- 8 Teleruntque inde argentum et aurum
14-14 Tulitque omne aurum, et argentum
16- 8 Et cum collegisset argentum et aurum
18- 4 Indixit... et triginta talenta auri
-16 Confregit Ezechias... et laminas auri,
20-13 Ostendit eis... et aurum et argentum
23-33 Imposuit mulctam... et talento auri
-35 Argentum autem et aurum dedit Joakim Phar.
Tam argentum quam aurum de populo terræ
1 *Par.* 18-11 Cum argento et auro, quod tulerat
20- 2 Invenit in ea auri pondo talentum

1 *Par.* 21-25 Dedit e. David Ornan pro loco siclos auri
22-14 Præparavi... auri talenta centum millia
-16 In auro et argento et ære, et ferro
28-14 Aurum in pondere per singula vasa minist.
-15 Aurum pro mensura uniuscujusque cand.
-16 Aurum quoque dedit in mensas propos.
-17 Et thuribula ex auro purissimo
-18 Aurum purissimum dedit
29- 2 Aurum ad vasa aurea, et argentum
- 3 Quæ obtuli... de peculio meo aurum et argentum
- 4 Tria millia talenta auri de auro Ophir
- 5 Ubicumque opus est aurum de auro
- 7 Dederuntq... auri talenta quinque millia
2 *Par.* 1-15 Præbuitq. rex argentum et aurum in Jerus.
2- 7 Qui noverit operari in auro, et argento
-14 Qui noverit operari in auro, et argento,
3- 4 Deauravit eam intrins. auro mundissimo
- 5 Laminas auri obrizi affixit per totum
- 7 Porro aurum erat probatissimum
- 9 Cœnacula quoque texit auro
-10 Et texit eos auro
4-20 Candelabra quoque ex auro purissimo
-21 Omnia de auro mundissimo facta sunt
-22 Phialas et mortariola, ex auro purissimo
5- 1 Intulit... argentum, et aurum, et univ.
8-18 Quinquaginta talenta auri et attulerunt
9- 1 Camelis qui portabant arom. et auri plurimum
- 9 Dedit a. regi centum viginti talenta auri
-10 Servi Hiram... attulerunt aurum de Ophir
-13 Erat autem pondus auri
Sexaginta sex talenta auri
-14 Qui comportabant aurum et argentum
-17 Et vestivit illud auro mundissimo
-20 Vasa domus saltus Libani ex auro purissimo
-21 Deferebant inde aurum et argentum et ebur
15-18 Intulit in dom. Dom. argentum et aurum
16- 2 Protulit ergo Asa argentum et aurum
- 3 Misi tibi argentum et aurum, ut rupto fœdere
21- 3 Deditq. eis... munera argenti, et auri
25-24 Omne quoque aurum, et argentum,
32-27 Thesauros... congregavit argenti et auri
36- 3 Condemnavit terram... talento auri
1 *Esdr.* 1- 4 Adjuvent eum viri... argento et auro,
2- 9 Auri solidos sexag. millia et mille
7-15 Et ut feras argentum et aurum, quod rex
-16 Omne argentum et aurum quodc. inveneris
-18 De reliquo argento et auro ut faciatis
8-25 Appenditq. eis argentum et aurum et vasa
-26 Et appendi... auri centum talenta
-27 Vasa æris fulg... pulchra ut aurum
-28 Argentum et aurum quod sponte oblatum est
-30 Susceperunt... pondus argenti et auri et vasorum
-33 Appensum est argentum, et aurum et vasa
1 *Esdr.* 17-70 Athersatha dedit... auri drachmas mille
-71 Auri drachmas viginti millia
Tobiæ. 12- 8 Eleem. magis quam thesauros auri recondere
Judith. 2-10 Aurum vero et argentum.. assumpsi
10-19 In conopeo, quod erat ex purpura, et auro
15-14 Dederunt Judith in auro et argento
Esth. 15- 9 Auroque fulgens, et pretiosis lapidibus
Job. 3-15 Cum principibus, qui possident aurum
23-10 Et probavit me quasi aurum quod per ignem transit.
28- 1 Et auro locus est, in quo conflatur.
- 6 Locus sapphiri lapides ejus et glebæ illius aurum
-15 Non dabitur aurum obrizum pro ea
-17 Non adæquabitur ei aurum vel vitrum
Nec commutabuntur pro ea vasa auri
31-24 Si putavi aurum robur meum et obrizo dixi:
37-22 Ab Aquilone aurum venit, et ad Deum formidolosa
41-21 Et sternet sibi aurum quasi lutum
Psal. 18-11 Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum
67-14 Posteriora dorsi ejus in pallore auri
71-15 Vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ
104-37 Et eduxit eos cum argento et auro
113- 4 Simulacra gentium argentum et aurum
118-72 Bonum mihi... super millia auri et argenti
-127 Ideo dilexi mandata tua super aurum et topazion
134-15 Simulacra gentium argentum et aurum
Prov. 3-14 Et auri primi et purissimi fructus ejus
8-10 Doctrinam magis, quam aurum eligite
-19 Melior est enim fructus meus auro,
12-27 Et substantia hominis erit auri pretium
16-16 Posside sapientiam quia auro melior est

Prov. 17- 3 Sicut igne probatur argentum et aurum camino
20-15 Est aurum, et multitudo gemmarum :
22- 1 Super argentum et aurum, gratia bona
27-21 Quomodo probatur... in fornace aurum
Eccle. 2- 8 Coacervavi mihi argentum et aurum
Cant. 5-11 Caput ejus aurum optimum
Sap. 3- 6 Tanquam aurum in fornace probavit illos
7- 9 Quoniam omne aurum in comparatione illius
13-10 Aurum et argentum, artis inventionem
Eccli. 2- 5 Quoniam in igne probatur aurum et argentum
6-15 Non est digna ponderatio auri et argenti
7-20 Neque fratrem charissimo auro spreveris
-21 Gratia enim verecundiæ illius super aurum
8- 3 Multos enim perdidit aurum et argentum
14- 3 Homini livido ad quid aurum ?
28-29 Aurum tuum, et argentum tuum confla
29-14 Et proderit tibi magis quam aurum
30-15 Salus... melior est omni auro et argento
31- 5 Qui aurum diligit, non justificabitur
- 6 Multi dati sunt in auri casus
- 7 Lignum offensionis est aurum sacrificantium
- 8 Beatus dives... qui post aurum non abiit
32- 7 Gemmula carbunculi in ornamento auri
- 8 Sicut in fabricatione auri signum est smaragdi
40-25 Aurum et argentum est constitutio pedum
45-12 Stolam sanctam auro, et hyacintho,
-13 Gemmis pretiosis figuratis in ligatura auri
47-20 Collegisti quasi aurichalcum aurum
50-10 Quasi vas auri solidum, ornatum omni
51-36 Copiosum aurum possidete in ea
Isai. 2- 7 Repleta est terra argento et auro
-20 Projiciet homo... simulacra auri sui
13-12 Pretiosior erit vir auro
-17 Suscitabo... Medos, qui.. nec aurum velint
30-22 Contaminabis.... vestimentum conflatilis auri tui
31- 7 Abjiciet vir... idola auri sui
39- 2 Ostendit eis cellam arom. arg. et auri,
40-19 Aurifex auro figuravit illud
46- 6 Qui confertis aurum de sacculo
60- 6 Omnes de Saba venient, aurum et thus afferentes
- 9 Argentum eorum, et aurum eorum cum eis
-17 Pro ære afferam aurum, et pro ferro
Jerem. 10- 4 Argento et auro decoravit illud
- 9 De Tharsis offertur et aurum de Ophaz
Thren. 4- 1 Quomodo obscuratum est aurum
- 2 Filii Sion inclyti et amicti auro primo
Baruc. 3-18 Qui argentum thesaurizant, et aurum
-30 Attulit illam super aurum electum
6- 8 Ita accepto auro fabricati sunt
- 9 Unde subtrahunt sacerdotes ab eis aurum
-23 Aurum etiam quod habent, ad speciem est
-57 Aurum, et argentum, et vestimentum... auferent illis
Ezech. 7-19 Et aurum eorum in sterquilium erit, argentum eorum, et aurum non valebit
16-13 Et ornata es auro, et argento
-17 Et tulisti vasa decoris tui de auro meo,
27-22 Et auro, quod proposuerunt in mercatu suo
28- 4 Et acquisivisti aurum et argentum in thesauris
-13 Aurum opus decoris tui
38-13 Ut tollas argentum, et aurum et auferas
Dan. 2-32 Hujus statuæ caput ex auro optimo erat
-35 Tunc contrita sunt... testa, æs, argentum et aurum
-45 Comminuit, et argentum, et aurum
10- 5 Renes ejus accincti auro obrizo
11- 8 Vasa quoq. pretiosa argenti et auri
-38 Colet auro, et argento, et lapide pretioso
-43 Et dominabitur thesaurum auri et argenti
Osee. 2- 8 Multiplicavi ei et aurum quæ feceruntBaal
8- 4 Argentum suum et aurum suum fecerunt sibi idola
Joel. 3- 5 Argentum e. meum, et aurum tulistis
Nahum. 2- 9 Diripite argentum, diripite aurum
Habac. 2-19 Ecce iste coopertus est auro et argento
Soph. 1-18 Et aurum eorum non poterit liberare eos
Aggæi. 2- 9 Meum est argentum et meum est aurum
Zach. 4-12 In quibus sunt suffusoria ex auro
6-11 Et sumes aurum et argentum
9- 3 Coacervavit...et aurum ut lutum platearum
13- 9 Probabo eos sicut probatur aurum
14-14 Congregabuntur... aurum, et argentum, et vestes
Malac. 3- 3 Et colabit eos quasi aurum et quasi argent.
1 *Mac.* 1-24 Et accepit argentum, et aurum, et vasa
2-18 Et amplificatus auro et argento
3-41 Acceperunt argentum et aurum multum

1 *Mac.* 4-23 Et acceperunt aurum multum
6- 1 Audivit esse civ. Elymaïdem... copiosam in argento et auro
8- 3 In potest. redegerunt metalla argenti et auri
10-60 Dedit illis... et aurum, et dona
11-24 Et accepit aurum, et argentum et vestem
-58 Dedit ei potestatem bibendi in auro
15-26 Misit...argentum et aurum et vasa
-32 Vidit... et claritatem in auro et argento
16-11 Habebat argentum et aurum multum
-19 Daret eis argentum et aurum et dona
2 *Mac.* 3-11 Talenta esse quadring. et auri ducenta
4-39 Multo jam auro exportato
Matth. 2-11 Obtulerunt ei munera, aurum, thus et myrrham
10- 9 Nolite possidere aurum, neque argentum
23-16 Qui juraverit in auro templi, debet
-17 Quid enim majus est, aurum, an templum Quod sanctificat aurum?
Act. 3- 6 Argentum et aurum non est mihi
17-29 Non debes æstimare, auro, et argento
20-33 Argentum et aurum, aut vestem nullius concupivi
1 *Cor.* 3-12 Aurum, argentum, lapides pretiosos
1 *Tim.* 2- 9 Non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis
Hebr. 9- 4 Arcam testam. circumt. ex omni parte auro
Jacob. 5- 3 Aurum et argentum vestrum æruginavit
1 *Petr.* 1- 7 Probatio vestræ fidei multo pretiosior auro
-18 Non corrup. auro vel argento redempti estis
3- 3 Circumdatio auri, aut indumenti
Apoc. 3-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum
9- 7 Super capita e... coronæ similes auro
17- 4 Et mulier erat... inaurata auro, et lapide
18-12 Merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi
-16 Væ civitas... quæ... deaurata erat auro
21-18 Civitas, aurum mundum simile vitro mundo
-21 Platea civitatis aurum mundum

AUSCULTO.

Gen. 4-23 Auscultate sermonem meum
23-11 Sed tu magis ausculta quod loquor
Num. 23-18 Sta, Balac, et ausculta; audi, fili Sephor
1 *Reg.* 15-22 Et auscultare magis quam offerre adipem
2 *Esdr.* 1- 6 Fiant aures tuæ auscultantes
Tobiæ. 9- 1 Azaria frater, peto ut auscultes verba mea
Job. 33- 1 Omnes sermones meos ausculta
34- 2 Et eruditi auscultate me.
-16 Et ausculta vocem eloquii mei
37-14 Ausculta hæc, Job: Sta et considera
Prov. 4-20 Fili mi, ausculta sermones meos
Cant. 8-13 Quæ habitas in hortis, amici auscultant
Eccli. 21-27 Stultitia hominis auscultare per ostium
Isai. 32- 3 Aures audientium diligenter auscultabunt
42-23 Attendat et auscultet futura
Jerem. 8- 6 Attendi, et auscultavi
Osee. 5- 1 Et domus regi auscultate
Act. 8-10 Cui auscultabunt omnes a minimo

AUSITIS. *Terra Hus, in Idumæa.*

Jerem. 25-20 Cunctis regibus terræ Ausitidis

AUSTER.

Exod. 26-18 Quod vergit ad Austrum
36-23 Viginti ad plag. Merid. erant contra Austrum
Deut. 3-27 Ad Aquilonem, Austrumque et Orientem et aspice
Josue. 17-10 Ita ut possessio Ephraïm sit ab Austro
18-16 Juxta latus Jebusæi ad Austrum
1 *Reg.* 20-41 Surrexit David de loco, qui vergebat ad Austrum
1 *Par.* 26-15 Ad Austrum, in qua parte domus erat
Judith. 2-13 Ad Austrum terræ Cellon
-15 Usque ad fines Japhet qui sunt ad Austrum
Job. 9- 9 Qui facit... et interiora Austri
37-17 Cum perflata fuerit terra Austro
39-26 Expandens alas suas ad Austrum
Psal. 77-26 Transtulit Austrum de cœlo
125- 4 Convertere... sicut torrens in Austro
Eccle. 11- 3 Si ceciderit lignum ad Austrum
Cant. 4-16 Surge, Aquilo, et veni, Auster
Isai. 21-14 Qui habitatis terram Austri
30- 6 Onus jumentorum Austri,
43- 6 Dicam Aquiloni: Da; et Austro: Noli prohibere
Jerem. 13-19 Civitates Austri clausæ sunt
17-26 Venient ab Austro, portantes holocaustum
32-44 In civitatibus, quæ ad Austrum sunt
33-13 In civitatibus quæ ad Austrum sunt
Ezech. 20-46 Pone faciem tuam contra viam Austri
-47 Comburetur in ea omnes facies ab Austro usque ad Aquilonem
21- 4 Egredietur...ab Austro usque ad Aquilonem
25-13 Faciam eam desertam ab Austro
Ezech. 27-26 Ventus Auster contrivit te in corde maris
40- 2 Ædificium civitatis vergentis ad Austrum
-24 Ecce porta, quæ respiciebat ad Austrum
42-13 Gazophylacia Aquilonis et gazophylacia Austri
48-28 Ad plagam Austri in Meridie
Dan. 11- 5 Et confortabitur rex Austri
- 6 Filiaque regis Austri veniet ad regem Aquil.
- 9 Et intrabit in regnum rex Austri
-11 Et provocatus rex Austri egredietur
-14 Consurget adversus regem Austri
-15 Et brachia Austri non sustinebunt
-25 Cor ejus adversus regem Austri
Et rex Austri provocabitur ad bellum
-29 Statuto tempore veniet ad Austrum:
-40 Præliabitur adversus eum rex Austri
Abdiæ. -19 Et hæreditabunt hi qui ad Austrum sunt
-20 Quæ in Bosphoro est, possidebit civitatem Austri
Habac. 3- 3 Deus ab Austro veniet, et sanctus de monte Pharan
Zach. 6- 6 Varii egressi sunt ad terram Austri
7- 7 Ad Austrum, et in campestribus habitaretur
9-14 Et vadet in turbine Austri
14-10 De colle Remmon ad Austrum Jerusalem
1 *Mac.* 3-57 Collocaverunt ad Austrum Emmaum
4-65 In terra quæ ad Austrum est
Matth. 12-42 Regina Austri surget in judicio
Luc. 11-31 Regina Austri surget in judicio
12-55 Et cum Austrum flantem, dicitis:
13-29 Et venient ab... Aquilone, et Austro,
Act. 27-13 Aspirante aurum Austro, æstimantes propositum
18-13 Post unum diem, flante Austro
Apoc. 21-13 Ab Austro portæ tres,

AUSTERITAS.

Ezech. 34- 4 Cum austeritate imperabatis eis
2 *Mac.* 14-30 Intelligens non ex bono esse austeritatem illam.

AUSTERIUS.

2 *Mac.* 14-30 Videns secum austerius agere Nicanorem

AUSTERUS.

Luc. 19-21 Timui enim te, quia homo austerus es
-22 Sciebas quod ego homo austerus sum

AUSTRALIS.

Gen. 13- 1 Ascendit ergo Abram... ad Australem plagam
20- 1 Profectus inde Abraham in terram Australem
24-62 Habitabat enim in terra Australi
Exod. 27- 9 In cujus Australi plaga contra Meridiem
38- 9 Atrium, in cujus Australi plaga erant tentoria
40-22 Posuit et cand. in parte Australi
Num. 8- 2 Candelabrum in Australi parte erigatur
34- 4 Qui circuibunt Australem plagam
Deut. 34- 3 Australem partem et latitudinem
Josue. 12- 3 Et ab Australi parte, quæ subjacet Asedoth
15- 1 Usque ad extremam partem Australis plagæ
- 7 Ab Australi parte torrentis,
-19 Terram Australem et arentem dedisti mihi
18- 5 Judas sit in terminis suis ab Australi plaga
-19 In fine Jordanis ad Australem plagam
19- 8 Beer Ramoth contra Australem plagam
1 *Reg.* 30- 1 Impetum fecerant ex parte Australi in Siceleg
-14 Nos erupimus ad Australem plagam
Judith. 7- 6 A parte Australi extra civitatem
Isai. 49-12 Venient... et isti de terra Australi
Ezech. 40-12 Et eduxit me ad viam Australem
-27 Porta atrii interioris in via Australi
Mensus est.. in via Australi centum cubitos
-28 Introduxit me... ad portam Australem
-44 Facies eorum contra viam Australem
41-11 Ostium unum ad viam Australem
42-18 Et ad ventum Australem mensus est
47-19 Plaga autem Australis meridiana
Hæc est plaga ad Meridiem Australis

AUT.

Gen. 31-52 Si aut ego transiero illum pergens ad te
Aut tu præterieris malum mihi cogitans
Deinceps consulto omittitur.

AUTEM.

Gen. 1- 2 Terra autem erat inanis et vacua.
Deinceps consulto omittitur

AUTUMNALES.

Judæ. -12 Arbores autumnales, infructuosæ,

AUTUMNUS.

Isai. 28- 4 Quasi tempor. ante maturitatem autumni
Mich. 7- 1 Sicut qui colligit in autumno racemos vindemiæ

AUXILIARII.

Judith. 3- 8 Assumpsit sibi auxiliarios viros fortes
1 *Mac.* 3-15 Ascenderunt cum eo... fortes auxiliarii

AUXILIATOR.

Deut. 33-26 Ascensor cœli auxiliator tuus
2 *Par.* 32- 8 Deus noster qui auxiliator est noster
Esth. 14- 3 Cujus præter te nullus est auxiliator ejus
Isai. 31- 3 Corruet auxiliator et cadet cui præstatur
44- 2 Formans te, ab utero auxiliator tuus
50- 7 Dominus Deus auxiliator meus
- 9 Ecce Dominus Deus auxiliator meus
63- 5 Circumspexi et non erat auxiliator
Thren. 1- 7 Cum... et non esset auxiliator
Ezech. 30- 8 Attriti fuerint omnes auxiliatores ejus
32-21 Qui cum auxiliatoribus ejus descenderunt

AUXILIOR.

Josue. 10-33 Ascendit horam... ut auxiliaretur Lachis
1 *Reg.* 7-12 Huc usque auxiliatus est nobis Dominus
2 *Reg.* 10-11 Si prævaluerint... advers. te, auxiliabor tibi
4 *Reg.* 14-26 Non esset qui auxiliaretur Israël
1 *Par.* 12-17 Si pacifice venistis ut auxiliemini mihi
-22 Veniebant ad David ad auxiliandum ei
2 *Par.* 14-11 Utrum in paucis auxilieris, an in pluribus
18-31 Clamavit ad Dominum et auxiliatus est ei
26-15 Eo quod auxiliaretur ei Dominus
28-23 Dii regum Syriæ auxiliantur eis
Psal. 88-22 Manus enim mea auxiliabitur ei
-44 Non es auxiliatus ei in bello
Isai. 30- 7 Ægyptus enim frustra et vane auxiliabitur
41- 6 Unusquisque proximo suo auxiliabitur
-10 Auxiliatus sum tibi, et suscepit te dextera
-14 Ego auxiliatus sum tibi, dicit Dominus
49- 8 In die salutis auxiliatus sum tui
63- 5 Indignatio mea ipsa auxiliata est mihi
Dan. 11-45 Et nemo auxiliabitur ei
Hebr. 2-18 Potens est eis, qui tentantur, auxiliari

AUXILIUM.

Num. 35- 6 Sex erunt in fugitivorum auxilia separata
Deut. 33-29 Scutum auxilii tui et gladius gloriæ tuæ
Josue. 8-10 Vallatus auxilio pugnatorum
10- 6 Ne retrahas manus tuas ab auxilio servorum tuorum
Judic. 5-23 Quia non venerunt ad auxilium Domini
6- 7 Clamavit ad Dominum postulans auxilium contra
11- 5 Ut tollerent in auxilium sui Jephte
12- 2 Vocavique vos, ut præberetis mihi auxilium
20-14 Convenerunt... ut illis ferrent auxilium
2 *Reg.* 10-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra filiis Ammon
3 *Reg.* 20-16 Qui ad auxilium ejus venerant
4 *Reg.* 15-19 Ut esset ei in auxilium et firmaret regn.
1 *Par.* 5-20 Præbuerunt eis auxilium
12-21 Hi præbuerunt auxilium David
-33 Quinquaginta millia venerunt in auxilium
18- 5 Ut auxilium præberet Adarezer regi Soba
19- 9 Reges autem, qui ad auxilium ejus venerant
-12 Si vicerit me Syrus, auxilio eris mihi
-19 Noluitq. ultra Syria auxilium præbere filiis Ammon
2 *Par.* 12- 7 Daboque eis pauxillum auxilii
19- 2 Impio præbes auxilium
20-17 Videbitis auxilium Domini super vos
28-16 Misit rex Achaz, postulans auxilium
-19 Eo quod nudasset eum auxilio
1 *Esdr.* 8-22 Erubui enim petere a rege auxilium
Judith. 6-21 Petentes auxilium a Deo Israël
Esth. 14-14 Adjuva me, nullum aliud auxilium habentem
Job. 6-13 Ecce, non est auxilium mihi in me
30-13 Non fuit qui ferret auxilium
Psal. 19- 3 Mittat tibi auxilium de sancto
21-20 Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me
48-15 Auxilium eorum veterascet in inferno
59-13 Da nobis auxilium de tribulatione
61- 8 Deus auxilii mei, spes mea in Deo est
70-12 Deus meus in auxilium meum respice
83- 6 Beatus vir, cujus est auxilium
107-13 Da nobis auxilium de tribulatione
120- 1 Unde veniet auxilium mihi
- 2 Auxilium meum a Domino
Eccle. 4- 1 Cunctorum auxilio destitutos
Sap. 17-11 Nisi proditio cogitationis auxiliorum
Isai. 10- 3 Ad cujus confugietis auxilium?
20- 6 Ad quos confugimus in auxilium
30- 2 Sperantes auxilium in fortitudine Pharaonis

Isai. 30- 5 Non fuerunt in auxilium et in aliquam utilitatem
31- 1 Væ qui descendunt in Ægyptum ad auxilium
- 2 Contra auxilium operantium iniquitatem
- 3 Cadet cui præstatur auxilium
Jerem. 37- 6 Qui egressus est vobis in auxilium
47- 4 Sidon cum omnibus reliquis auxiliis suis
Thren. 4-17 Defecerunt oculi nostri ad auxilium
Baruc. 6-57 Abibunt, nec sibi auxilium ferent
Dan. 11-25 Provocabitur ad bellum multis auxiliis,
-34 Sublevabuntur auxilio parvulo
Osee. 13- 9 Tantummodo in me auxilium tuum
Nahum. 3- 9 Aphrica et Libyes fuerunt in auxilio tuo
-11 Tu quæres auxilium ab inimico
1 *Mac.* 5-39 Arabas conduxerunt in auxilium sibi
7-20 Reliquit cum eo auxilium in adjutorium
8-13 Quibus vero vellent auxilio esse
-25 Auxilium feret gens Judæorum
9-32 Et posuit in eis auxilia
10-47 Et ipsi auxilium ferebant omnibus diebus
-72 Et cæteri, qui auxilio sunt mihi
11-43 Si miseris in auxilium mihi viros
-47 Et vocavit rex Judæos in auxilium
-60 Congregatus est... exercitus Syriæ in auxilium
12-15 Habuimus enim de cœlo auxilium
14- 1 Abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia
15-19 Ut non ferant auxilium pugnantibus adversus eos
-26 Duo millia virorum electorum in auxilium
16- 3 Auxilium vero de cœlo vobiscum sit
-18 Et mitteret ei exercitum in auxilium
2 *Mac.* 3-28 Fortabatur nullo sibi auxilium ferente
6-11 Verebantur... manu sibimet auxilium ferre
8- 8 Phœnicis scripsit, ut auxilium ferret regis negotiis
-19 Admonuit autem eos et de auxiliis
-20 Propter auxilium illis datum de cœlo
-35 Humiliatus auxilio Domini
11- 7 Ferre auxilium fratribus suis
-13 Omnipotentis Dei auxilio innitentes
12-11 Cumq... et auxilio Dei prospere cessisset
15- 7 Confidebat... auxilium sibi a Domino affuturum
-35 Ut... esset manifestum signum auxilii Dei
Act. 23-26 Auxilio autem adjutus Dei
Hebr. 4-16 Et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.

AVA.

Vide quod diximus ad verbum ANA.

4 *Reg.* 18-34 Ubi est Deus Sepharvaïm, Ana, et Ava
19-13 Ubi est rex... civit. Sephar. Ana et Ava
Isai. 37-13 Ubi est rex... Sepharvaïm Ana et Ava

AVACH.

Regio quæ dicitur pertinuisse ad Arabiam Desertam.

4 *Reg.* 17-24 Adduxit et de Avach

AVARE.

Job. 27- 8 Quæ est e... spes hypocritæ, si avare rapiat
Ezech. 22-12 Et avare proximos tuos calumniaberis
-27 Et avare ad sectanda lucra

AVARITIA.

Exod. 18-21 Et qui oderint avaritiam
1 *Reg.* 8- 3 Declinaverunt post avaritiam
Psal. 11-36 Inclina cor meum... non in avaritiam
Prov. 15-27 Conturbat domum suam qui sectatur avaritiam
28-16 Qui a.. audit avaritiam, longi fient dies ejus
Isai. 33-15 Qui projicit avaritiam ex calumnia
56-11 Declinaverunt unusquisque ad avaritiam suam
57-17 Propter iniquitatem avaritiæ ejus iratus sum
Jerem. 6-13 Omnes avaritiæ student
8-10 Omnes avaritiam sequuntur
22-17 Tui vero oculi et cor ad avaritiam
Ezech. 22-13 Complosi manus meas super avaritiam tuam
33-31 Et avaritiam suam sequitur cor eorum
Amos. 9- 1 Avaritia enim in capite omnium
Habac. 2- 9 Væ qui congregat avaritiam malam Domini
2 *Mac.* 4-50 Propter eorum, qui in potentia erant, avaritiam
Marc. 7-22 Furta, avaritiæ, nequitiæ, dolus
Luc. 12-15 Cavete ab omni avaritia
Rom. 1-29 Repletos... fornicatione, avaritia, nequitia
2 *Cor.* 9- 5 Non tanquam avaritiam,
Ephes. 4-19 Semet. tradiderunt... in avaritiam
5- 3 Aut avaritia, nec nominetur in vobis
Colos. 3- 5 Avaritiam, quæ est simulacrorum servitus
1 *Thes.* 2- 5 Neque in occasione avaritiæ
Hebr. 13- 5 Sint mores sine avaritia contenti præsentibus
2 *Petr.* 2- 3 In avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur
-14 Cor exercitatum avaritia habentes

AVARUS.

Prov. 1-19 Sic semitæ omnis avari
29- 4 Vir avarus destruet eam (*terram*)
Eccle. 5- 9 Avarus non implebitur pecunia
Eccli. 10- 9 Avaro autem nihil est scelestius
Luc. 16-14 Pharisæi, qui erant avari et deridebant
1 *Cor.* 5-10 Non utique aut avaris, aut rapacibus
-11 Fornicator, aut avarus, aut idolis serviens
6-10 Neque avari, neque ebriosi... possidebunt
Ephes. 5- 5 Aut Avarus, quod est idolorum servitus

AVE.

Matth. 26-49 Ave Rabbi. Et osculatus est eum
27-29 Ave rex Judæorum
28- 9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens : Avete.
Marc. 15-18 Ave rex Judæorum
Luc. 1-28 Ave gratia plena, Dominus tecum
Joan. 19- 3 Ave rex Judæorum
2 *Joan.* -10 Nec Ave ei dixeritis
-11 Qui enim dicit illi Ave, communicat

AVELLO.

Job. 18-14 Avellatur de tabernaculo suo fiducia ejus
Isai. 7- 6 Avellamus eum ad nos
28- 9 Ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus
Ezech. 17- 4 Summitatem frondium ejus avulsit
Luc. 22-41 Et ipse avulsus est ab eis quantum jactus

AVERSATRIX.

Jerem. 3- 6 Numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Israël
- 8 Quod mœchata esset aversatrix Israël
-11 Justificavit animam suam aversatrix Israël
-12 Revertere aversatrix Israël, ait Dominus

AVERSIO.

3 *Reg.* 9- 6 Si autem aversione aversi fueritis vos
Prov. 1-32 Aversio parvulorum interficiet eos
Eccli. 41-25 Et ab aversione vultus cognati
Jerem. 2-19 Et aversio tua increpabit te
3-22 Et sanabo aversiones vestras
5- 6 Confortatæ sunt aversiones eorum
8- 5 In Jerusalem aversione contentiosa
14- 7 Quoniam multæ sunt aversiones nostræ
Ezech. 9- 9 Civitas repleta est aversione

AVERSOR.

Exod. 23- 7 Quia aversor impium
Deut. 12-31 Abom. quas aversatur Dominus, fecerunt
25-16 Dominus... aversatur omnem injustitiam
1 *Reg.* 25-14 Et aversatus est eos
3 *Reg.* 12-15 Quoniam aversatus fuerat eum Dominus
Job. 19-19 Quem maxime diligebam, aversatus est me
1-14 Hominum aversantium se a veritate

AVERTO.

Gen. 9-23 Faciesque eorum aversæ erant
42-24 Avertitque se parumper, et flevit :
Exod. 7-23 Avertitque se, et ingressus est domum
10- 6 Avertitque se, et egressus est a Pharaone
Num. 22-23 Avertit se de itinere et ibat per agrum
25- 4 Ut avertatur furor meus ab Israël
-11 Phinees... avertit iram meam a filiis Israël
Deut. 13- 5 Quia locutus est ut vos averteret a Domino
-13 Averterunt habitatores urbis suæ
-17 Ut avertatur Dominus ab ira furoris sui
15- 9 Et avertas oculos tuos a paupere fratre tuo
-18 Non avertis ab eis oculos tuos
29-18 Cujus cor aversum est hodie a Domino
30-17 Si autem aversum fuerit cor tuum
31-20 Avertentur ad deos alienos, et servient eis
Josue. 7-26 Et aversus est furor Domini ab eis
22-25 Avertent filii vestri filios nostros
Judic. 8-33 Aversi sunt filii Israel, et fornicati sunt
1 *Reg.* 10- 9 Itaque cum avertisset humerum suum
2 *Reg.* 2-23 Percussit ergo Abner aversa hasta in inguine
3 *Reg.* 2-20 Neque e. fas est ut avertam faciem tuam
9- 6 Si a. aversione aversi fueritis vos
11- 2 Certissime enim avertent corda vestra
- 3 Et averterunt mulieres cor ejus
- 9 Quod aversa esset mens ejus a Domino Deo
21- 4 Avertit faciem suam ad parietem
4 *Reg.* 23-26 Verumtamen non est aversus Dom. ab ira
1 *Par.* 13-13 Sed avertit in domum Obededom Gethæi
2 *Par.* 6-42 Dom. D. ne averteris faciem Christi tui
7-19 Si autem aversi fueritis
12-12 Aversa est ab eis ira Domini
18-31 Atque avertit eos ab illo
29- 6 Averterunt facies suas a tabernaculo Dom.
-10 Et avertet a nobis furorem iræ suæ
30- 8 Et avertetur a vobis ira furoris ejus
2 *Par.* 30- 9 Et non avertet faciem suam a vobis
32-30 Avertit eas subter ad Occidentem urbis Dav.
1 *Esdr.* 10-14 Donec avertatur ira Dei nostri a nobis
2 *Esdr.* 9-32 Ne avertas a facie tua omnem laborem
Tobiæ. 4- 7 Noli avertere faciem tuam ab ullo paupere
Fiet ut nec a te avertatur facies Domini
Job. 23-13 Et nemo avertere potest cogitationem ejus
33-17 Ut avertat hominem ab his quæ facit
Ps. H. 10-11 Avertit faciem suam ne videat in finem
12- 1 Usquequo avertis faciem tuam a me
13- 7 Cum averterit Do. captivitatem plebis suæ
21-21 Nec avertit faciem suam a me
26- 9 Ne avertas faciem tuam a me
29- 8 Avertisti faciem tuam a me
34- 4 Avertantur retrorsum, et confundantur
43-11 Avertisti nos retrorsum post inimicos
-24 Quare faciem tuam avertis
50 11 Averte faciem tuam a peccatis meis
53- 7 Averte mala inimicis meis
68-18 Et ne avertas faciem tuam a puero tuo
69- 4 Avertantur retrorsum, et erubescant
Avertantur statim erubescentes
73-11 Ut quid avertis manum tuam
-21 Ne avertatur humilis factus confusus
77-38 Et abundavit ut averteret iram suam
-57 Et averterunt se, et non servaverunt pactum
84- 2 Avertisti captivitatem Jacob
- 4 Avertisti ab ira indignationis tuæ
- 5 Et averte iram tuam a nobis
87-15 Avertis faciem tuam a me?
88-44 Avertisti adjutorium gladii ejus
-47 Usquequo, Domine, avertis in finem
89- 3 Ne avertas hominem in humilitatem
101- 3 Non avertas faciem tuam a me
103-29 Avertente autem te faciem, turbabuntur
105-23 Ut averteret iram ejus ne disperderet eos
118-37 Averte oculos meos ne videant vanitatem
131-10 Non avertas faciem Christi tui
142- 7 Non avertas faciem tuam a me
Prov. 4-27 Averte pedem tuum a malo
29- 8 Sapientes vero avertunt furorem.
Cant. 6- 4 Averte oculos tuos a me
Sap. 16- 3 Etiam a necessaria concupiscentia averterentur
Eccli. 4- 4 Et non avertas faciem suam ab egeno
- 5 Ab inope ne avertas oculos tuos propt. iram
8- 6 Ne despicias hominem avertentem se a peccato
9- 8 Averte faciem tuam a muliere compta
14- 8 Et avertens faciem tuam et despiciens
17-23 Et avertere ab injustitia tua
18-30 Et a voluntate tua avertere
20-31 Quasi murus in ore averte correptiones eorum
23- 5 Et omne desiderium averte a me
26-13 In filia non avertente se, firma custodiam
27- 1 Qui quærit locupletari avertit oculum
31- 2 Cogitatus præscientiæ avertit sensum
38-10 Averte a delicto et dirige manus
41-26 Ne avertas faciem a proximo tuo
46-13 Qui non aversi sunt a Domino
47-28 Qui avertit gentem consilio suo
-30 Valde averterunt illos a terra sua
Isai. 1-15 Avertam oculos meos a vobis
5-25 In his omnibus non est aversus furor ejus
-12 In omnibus his non est aversus furor ejus
-17 In omnibus his non est aversus furor ejus
-21 In omnibus his non est aversus furor ejus
10- 4 Super omnibus his non est aversus furor ej.
14-27 Manus ejus extenta : Et quis avertet eam?
43-13 Operabor : Quis avertet illud?
- 6 Faciem meam non averti ab increpantibus
58-12 Avertens semitas in quietem
-13 Si averteris a sabbato pedem tuum
59-13 Et aversi sumus, ne iremus post tergum Dei
Jerem. 2-24 Nullus avertet eam
-35 Propterea avertatur furor tuus a me
3-12 Et non avertam faciem meam a vobis
4- 8 Non est aversa ira furoris Domini a nobis
-28 Nec aversus sum ab eo
8- 4 Qui aversus est, non revertetur?
- 5 Quare ergo aversus est populus iste
18-20 Et averterem indignationem tuam ab eis
23-22 Avertissem utique eos a via sua mala
30-24 Non avertet iram indignationis Dominus
Thren. 2- 3 Avertit retrorsum dexteram suam
- 8 Non avertit manum suam a perditione
3-56 Ne avertas aurem tuam a singultu meo
Baruc. 1-13 Non est aversus furor ejus a nobis
2-13 Avertatur ira tua a nobis
-33 Et avertent se a dorso suo duro
Ezech. 3-18 Neque locutus fueris ut avertatur a via sua
14- 6 Abom. contami. vest. avertite facies vestras
18- 8 Ab iniquitate averterit manum suam
-24 Si autem averterit se justus a justitia sua

Ezech. 3-26 Cum enim averterit se justus a justitia sua
-27 Et cum averterit se impius ab impietate sua
-28 Avertens se ab omnibus iniquitatibus
20-22 Averti autem manum meam
22-26 A sabbatis meis averterunt oculos suos
Dan. 9-16 Avertatur, obsecro, ira tua et furor tuus
Osee. 14- 5 Quia aversus est furor meus ab eis
Soph. 1- 6 Et qui avertuntur de post tergum Domini
2- 7 Et avertet captivitatem eorum.
3-15 Avertit inimicos tuos : Rex Israël
Zach. 7-11 Et averterunt scapulam recedentem
Malac. 2- 6 Et multos avertit ab iniquitate
1 *Mac.* 3- 8 Et avertit iram ab Israël
4-58 Et aversum est opprobrium gentium
9- 9 Et avertebant eum, dicentes : Non pot.
Matth. 5-42 Et volenti mutuari a te, ne avertaris
Luc. 23-14 Obtulistis mihi..quasi avertentem populum
Act. 5-37 Et avertit populum post se
13- 8 Quærens avertere Proconsulem a fide
19-26 Paulus hic suadens avertit multam turbam
Rom. 11-26 Veniet ex Sion, qui... avertat impietatem a Jacob
2 *Tim.* 1-15 Scis hoc quod aversi sunt a me omnes
4- 4 A veritate quidem auditum avertent
Hebr. 12-25 Qui de cœlis loquentem nobis avertimus

AVIA.

2 *Tim.* 1- 5 Quæ habitavit primum in avia tua Loïde

AVIDITAS.

Eccli. 37-33 Et aviditas appropinquabit usq. ad choleram
Act. 17-11 Cum omni aviditate, quotidie scrutantes

AVIDUS.

Eccli. 37-32 Noli avidus esse in omni epulatione

AVIM. *Urbs de tribu Benjamin.*

Josue. 18-23 Avim, et Aphara et Ophera

AVIS.

Gen. 1-22 Avesque multiplicentur super terram
7-14 Universæ aves, omnesque volucres
15-10 Aves autem non divisit
40-17 Avesque comedere ex eo
Levit. 1-14 Si autem de avibus holocausti oblatio
11-13 Hæc sunt quæ de avibus comedere non debetis
17-13 Si venat. atq. aucup. ceperit feram vel avem
20-25 Separate... avem mundam ab immunda
Ne polluatis animas in pecore, et avibus
Deut. 4-17 Vel avium sub cœlo volantium
14-11 Omnes aves mundas comedite
22- 6 Si... vel in terra nidum avis inveneris
32-24 Devorabunt eos aves morsu amarissimo
2 *Reg.* 21-10 Non dimisit aves lacerare eos per diem
3 *Reg.* 4-23 Bubalorum et avium altilium
14-11 Vorabunt eos aves cœli
Job. 5- 7 Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum
28- 7 Semitam ignoravit avis, nec intuitus est
40-24 Numquid illudes ei quasi avi
Prov. 6- 5 Et quasi avis de manu aucupis
7-23 Velut si avis festinet ad laqueum
10- 4 Idem autem ipse sequitur aves volantes
26- 2 Sicut avis ad alia transvolans et passer
27- 8 Sicut avis transmigrans de nido suo
Eccle. 9-12 Sicut aves laqueo comprehenduntur
10-20 Quia et aves cœli portabunt vocem tuam
Sap. 5-11 Aut tanquam avis, quæ transvolat in aere
17-17 Inter spissos arborum ramos avium sonus suavis
19-11 Viderunt novam creaturam avium
Eccli. 27-21 Sicut qui dimittit avem de manu sua
43-15 Evolaverunt nebulæ sicut aves
-19 Sicut avis deponens ad sedendum
Isai. 16- 2 Sicut avis fugiens, et pulli de nido avol.
18- 6 Relinquentur simul avibus montium
31- 5 Sicut aves volantes, sic proteget Dom.
46-11 Vocans ab Oriente avem
Jerem. 5-27 Sicut decipula plena avibus
12- 9 Numquid avis discolor hæreditas mea mihi?
Thren. 3-52 Ceperunt me quasi avem inimici
Baruc. 3-17 Qui in avibus cœli ludunt
6-21 Et hirundines, et aves etiam similiter et cattæ
-70 Supra quam omnis avis sedet
Ezech. 39- 4 Feris avibus, omniq. volatili et bestiis terræ
-17 Dic omni volucri et universis avibus,
44-31 Captum a bestia de avibus non comedent
Dan. 4-18 Et in ramis ejus commorantes aves cœli
-30 Et ungues ejus quasi avium
7- 6 Et alas habebat quasi avis
Osee. 9-11 Ephraïm quasi avis avolavit.
11-11 Et avolabunt quasi avis ex Ægypto
Amos. 3- 5 Numquid cadet avis in laqueum terræ
2 *Mac.* 9-15 Sed avibus ac feris diripiendos traditurum
15-33 Linguam... Nicanoris præcisam jussit particulatim avibus dari
Marc. 4-32 Ita ut possint sub umbra ejus aves cœli habitare
Luc. 13-34 Quemadmodum avis nidum suum sub pennis
Apoc. 19-17 Dicens omnibus avibus quæ volabant
-21 Omnes aves saturatæ sunt carnibus eorum

AVITH.

Gen. 36-35 Et nomen urbis ejus Avith
1 *Par.* 1-46 Nomen civitatis ejus Avith

AVOCO.

Eccli. 32-15 Et illic avocare, et illic lude

AVOLO.

Levit. 14- 7 Dimittet passerem vivum ut in agrum avolet
-53 Cumq. dimiserit passerem avolare in agrum
Job. 20- 8 Velut somnium avolans non invenietur
Cant. 6- 4 Quia ipsi me avolare fecerunt
Isai. 8-22 Non poterit avolare de angustia sua
16- 2 Sicut avis fugiens et pulli de nido avolantes
30-20 Non faciet avolare a te ultra doctorem tuum
Jerem. 49-22 Ecce quasi aquila ascendet, et avolabit
Osee. 9-11 Ephraïm quasi avis avolavit
11-11 Et evolabunt quasi avis ex Ægypto
Nahum. 3-16 Bruchus expansus est, et avolavit
-17 Sol ortus est, et avolaverunt

AVOTH-JAIR.

Hæc est Basan, in qua sunt vici sexaginta, in monte Galaad, qui ciciderunt in sortem dimidiæ tribus Manasse; qui locus postea vocatus est Golam in terra Batanæa. Tempore vero Salomonis, sapientissimus iste rex præfecit in Avoth-Jaïr ducem Bengaber.

Judic. 10- 4 Havoth-Jaïr, id est, oppida Jaïr
3 *Reg.* 4-13 Habebat Avoth-Jair filii Manasse in Galaad

AVULSUS. *Vide* AVELLO.

AVUNCULUS.

Gen. 28- 2 Accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban avunculi tui
29-10 Cum... sciret consobrinam suam ovesque Laban avunculi sui
Levit. 20-20 Qui coïerit cum uxore patrui vel avunculi

AVUS.

Gen. 28- 4 Ut possideas terram... quam pollicitus est avo tuo
Exod. 10- 6 Quantam non viderunt patres tui, et avi
Prolog.Eccli. Avus meus Jesus

AXA.

Filia Caleb, quam promisit uxorem pater ei qui percuteret Cariath-Sepher Philistinorum civitatem. Othoniel filius Cenez et frater Caleb junior, cepit eam. Ideo dedit ei Caleb filiam suam Axam; tunc enim in lege veteri non erant prohibitæ nuptiæ inter patruum et neptem. Othoniel primus fuit judex Hebræorum et per annos quadraginta judicavit populum Israel.

Josue. 16-16 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-17 Deditque ei Axam filiam suam uxorem
Judic. 1-12 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-13 Dedit ei Axam filiam suam conjugem

AXAPH. *Urbs in tribu Aser.*

Josue. 19-25 Et Chali, et Beten, et Axaph

AXIS.

3 *Reg.* 7-30 Et axes ærei et per quatuor partes
-33 Et axes earum, et radii, et canti
Eccli. 33- 5 Et quasi axis versatilis cogitatus illius

AZA.

Princeps cognationis Nathinæorum, qui cum Zorobabel ascenderunt de captivitate Babylonis in Jerusalem.

1 *Esdr.* 2-49 Filii Aza, filii Phasea
2 *Esdr.* 7-51 Filii Aza, filii Phasea.

AZA. *Urbs in tribu Ephraïm.*

1 *Par.* 7-28 Usque ad Aza cum filiabus

AZAEL. *Rex Syriæ.*

Amos. 1- 4 Et mittam ignem in domum Azaël

AZAHEL. *Pater Jonathan.*

1 *Esdr.* 10-15 Jonathan filius Azahel

AZANIAS.

Unus ex his qui signaverunt fœdus cum Domino initum.

2 *Esdr.* 10- 9 Josuë filius Asaniæ.

AZANOTTHABOR.

Urbs in tribu Nephthali sita.

Josue. 19-34 In Azanotthabor

AZAREEL. *Levita.*

1 *Par.* 12- 6 Elcana, et Jesia et Azareel
25-18 Undecima Azareel, filiis et fratribus
2 *Esdr.* 12-35 Semeia et Azareel, Malalaï.

AZARIAS I, *qui et* OZIAS *dictus est.*

Anno mundi 3225, ante J. Ch. 829. Filius Amasiæ regis Juda. Sexdecim tantum erat natus annorum quando regnare cœpit, post mortem patris interfecti in Lachis. Ambulavit in viis Domini et sua eum fecit victorem pietas contra hostes suos. At superbia elatus voluit officio fungi summi sacerdotis in domo Domini; jamque thuribulum in manu tenebat cum astitit coram eo vetans et vituperans pontifex Azarias, et subito lepra totum indutum est corpus regis Oziæ. Quam ob causam ejecerunt illum extra templum; secessit in secretam domum ubi lepra mortuus est anno 3278. Ad quem annum referre convenit ludos olympicos quos restituit Iphitus rex Elidæ in civitate Olympia juxta flumen Alphæum. Azariæ successit filius ejus Joathan. Vide insuper **OZIAM.**

4 *Reg.* 14-21 Tulit... Azariam annos natum sedecim
15- 1 Regnavit Azarias filius Amaziæ regis Juda
- 6 Reliqua autem sermonum Azariæ
- 7 Et dormivit Azarias cum patribus suis
- 8 Anno trigesimo octavo Azariæ regis Juda
-13 Sellum... regnavit trigesimo nono anno Azariæ regis Juda
-17 Anno trigesimo nono Azariæ regis Juda
-23 Anno quinquagesimo Azariæ regis Juda
-27 Anno quinquagesimo secundo Azariæ regis Juda
1 *Par.* 3-12 Et hujus Amasias filius genuit Azariam
Porro Azariæ filius Joathan.

AZARIAS II.

Judæorum pontifex, qui, cum vellet Ozias sacerdotalibus fungi officiis, prohibuit ne tantum committeret scelus rex Juda.—**AZARIAS III.** *Filius Johanan, de tribu Ephraïm.* — **AZARIAS IV.** *Filius Achimaas et pater Johanan, qui, regnante Abia, sacerdotio functus est.*— **AZARIAS V.** *Summus Judæorum pontifex, e stirpe Sadoc, sub regno Ezechiæ.* — **AZARIAS VI.** *Filius Nathan; præerat iis qui regi Salomoni assistebant.*—**AZARIAS VII.** *Pater Saraïæ, qui ultimus fuit Judæorum pontifex ante captivitatem.*— **AZARIAS VIII.** *Filius Jehu et pater Helles.* — **AZARIAS IX.** *Filius Uriel.*—**AZARIAS X.** *Filius Sephoniæ et pater Johel.*—**AZARIAS XI.** *Erat præfectus iis qui regi Joas, filio Jeroboam, assistebant.*— **AZARIAS XII** *et* **XIII.** *Ambo filii Josaphat regis Juda.* — **AZARIAS XIV.** *Filius Jeroham, quem misit Joiada, ut Judæam perlustraret, ad congregandos Levitas et principes familiarum Israël, qui Jerusalem convenerunt; quibus astantibus, Joiada protulit Joam.* — **AZARIAS XV.** *Filius Osaiæ, qui denuntiavit Jeremiam.* — **AZARIAS XVI.** *Dux militum, cui Judas Machabæus præceperat ne committeret bellum. Azarias vero et Josephus, volentes sibi famam parare nomenque sibi inclytum facere, abierunt Jamniam et fugati sunt, quia non erant de semine virorum illorum, per quos salus facta est in Israël.* —**AZARIAS XVII.** *Filius Ethan, filii Zara.*—**AZARIAS XVIII.** *Ezechiæ minister.* —**AZARIAS XIX.** *Fuit unus ex his qui muros Jerusalem reædificaverunt.*—**AZARIAS XX.** *Vir dives valde et potens inter Judæos qui cum Zorobabele ascendit de captivitate Babylonis.*

3 *Reg.* 4- 2 Azarias filius Sadoc sacerdotis
- 5 Azarias filius Nathan,
1 *Par.* 2- 8 Filii Ethan : Azarias
-38 Obed genuit Jehu, Jehu genuit Azariam
-39 Azarias genuit Helles
6- 9 Achimaas genuit Azariam
Azarias genuit Johanan
-10 Johanan genuit Azariam
-11 Genuit autem Azarias Amariam
-13 Et Helcias genuit Azariam
-14 Azarias genuit Saraïam
9-11 Azarias quoque filius Helciæ
2 *Par.* 21- 2 Filios Josaphat, Azariam et Jahiel
Et Zachariam, et Azariam, et Michael
23- 1 Assumpsit centuriones, Azariam videlicet

2 *Par.*26-17 Statimque ingressus est post eum Azarias sacerdos
-20 Cumque respexisset eum Azarias pontifex
28-12 Azarias filius Johanan
29-12 Joel filius Azariæ, de filiis Caath :
Cis filius Abdi et Azarias filius Jalaleel.
31-10 Azarias sacerdos primus de stirpe Sadoc
-13 Et Azariæ pontificis domus Dei
1 *Esdr.* 7- 1 Esdras filius Saraïæ filii Azariæ filii Helciæ
- 3 Filii Amariæ, filii Azariæ, filii Marajoth
2 *Esdr.* 3-23 Post eum ædificavit Azarias filius Maasiæ
-24 A domo Azariæ usque ad flexuram
7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel... Azarias
8- 7 Azarias, Jozabed... silentium faciebant
10- 2 Saraïas, Azarias, Jeremias
*Jerem.*43- 2 Dixit Azarias filius Osaiæ
1 *Mac.* 5-18 Reliquit... et Azariam duces populi
-56 Audivit... Azarias princeps virtutis
-60 Et fugati sunt Josephus et Azarias.

AZARIAS XXI.

Propheta, filius Obed. Egressus est in occursum Asa regis Juda; cui dedit consilium ut auferret a Juda et a monte Ephraim idola et lucos.

2 *Par.* 15- 1 Azarias autem filius Obed
- 8 Cum audisset Asa verba... Azariæ
23- 1 Assumpsit... Azariam quoq. filium Obed

AZARIAS XXII.

Angelus Raphael, qui Tobiam juniorem duxit in Mediam apud Raguelem, dixit se esse Azariam filium Ananiæ Magni. Porro non est mentitus Angelus; Azarias enim significat Divinum auxilium, *quanquam recte potuit se Azariam appellare : nam Azariæ personam et formam præ se ferebat.*

Tobiæ. 5-18 Ego sum Azarias, Ananiæ Magni filius
6- 7 Obsecro te, Azaria frater, ut dicas mihi
9- 1 Azaria frater, peto ut auscultes verba mea.

AZARIAS XXIII.

Unus e sociis Daniel. Azariæ nomen Abdenago fuit impositum a præposito eunuchorum et una cum sociis missus est in fornacem ignis ardentis.

Dan. 1- 6 Ananias, Misaël, Azarias
- 7 Et imposuit... Azariæ Abdenago
-11 Ananiam, Misaelem, Azariam
-19 Misael et Azarias : et steterunt
2-17 Misaëli et Azariæ sociis suis indicavit
3-25 Stans autem Azarias oravit sic
-49 Angelus a. Dom. descendit cum Azaria
-88 Benedicite, Anania, Azaria, Misael
1 *Mac.* 2-59 Ananias, et Azarias, et Misaël

AZARICAM.

Levites, filius Hasabiæ et pater Hasub.

2 *Esdr.*11-15 Et de Levitis... filius Azaricam

AZAU.

Filius quintus Nachor et Melchæ.

Gen. 22-22 Et Gazed et Azau, Pheldas quoque

AZAZ.

Filius Samma et pater Bala, de tribu Ruben.

1 *Par.* 5- 8 Porro Bala filius Azaz, filii Samma

AZAZIAS.

Levites, qui, tempore Ezechiæ, idola Jerusalem diruit.

2 *Par.* 31-13 Post quem Jahiel et Azazias

AZBAI.

Pater Naarai, qui fuit inter triginta fortiores exercitus David.

1 *Par.* 11-37 Naaraï filius Azbaï.

AZBOC.

Pater Nehemiæ, principis dimidiæ partis vici Bethsur quem ipse ædificavit totum contra sepulcrum David post ascensum a captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 3-16 Post eum ædificavit Nehemias filius Azboc

AZECA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 10-10 Percussit usque Azeca, et Maceda
-11 Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo usque ad Azeca
15-35 Et Jerimoth et Adullam et Socho et Azeca
1 *Reg.* 17- 1 Castrametati sunt inter Socho et Azeca
2 *Par.* 11- 9 Aduram, et Lachis, et Azeca
2 *Esdr.*11-30 Et Azeca, et in filiabus ejus
Jerem. 34- 7 Contra Lachis et contra Azecha

AZER

Filius Josue, principis Maspha.

2 *Esdr.* 3-19 Et ædificavit juxta eum Azer

AZGAD.

Cognationis princeps, cujus filii e captivitate Babylonis ascenderunt numero 1222; at in libro 2 Esdræ numerantur 2322.

1 *Esdr.* 2-12 Filii Azgad mille ducenti viginti duo
8-12 De filiis Azgad,
2 *Esdr.* 7-17 Filii Azgad duo millia trecenti viginti duo
10-15 Boni Azgad Bebaï

AZIAM. *Filius Zachariæ.*

2 *Esdr.*11- 4 Athaias filius Aziam

AZIZA. *De filiis Zethua.*

1 *Esdr.*10-27 Jerimuth et Zabad et Aziza

AZMAVETH.

Filius Beroni qui numeratur inter triginta fortiores exercitus David.

2 *Reg.* 23-31 Azmaveth de Beroni
1 *Esdr.* 2-24 Filii Azmaveth
2 *Esdr.*12-29 Geba et Azmaveth

AZMOTH I.

Filius Joadæ, frater Alamath, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-36 Joada genuit... Azoth et Zanori
9-42 Jara genuit... Azmoth et Zanori

AZMOTH II.

Filius Adiel, nomen habet Bauramites, quem valde in honore habuit David.

1 *Par.* 11-32 Azmoth Bauramites
12- 3 Jaziel et Phallet filii Azmoth.
27-25 Super thesauros a. regis fuit Azmoth.

AZOR.

Filius Eliacim et pater Sadoc, quem S. Matthæus numerat in majoribus J. Ch. secundum carnem.

Matth. 1-13 Eliacim autem genuit Azor
-14 Azor autem genuit Sadoc

AZOR.

Urbs in tribu Juda; vastata et flammis consumpta dicitur a Josue, sed eam Chananæi reædificaverunt.

Judic. 4- 2 Jabin... qui regnavit in Azor
-17 Erat enim pax inter Jabin regem Azor

AZOTICE.

2 *Esdr.*13-24 Filii eorum ex media parte loquebantur azotice

AZOTIDÆ.

2 *Esdr.*13-23 Vidi Judæos ducentes uxores Azotidas

AZOTII.

Josue. 13- 3 Gazæos, et Azotios, Ascalonitas
1 *Reg.* 5- 3 Cumque surrexissent diluculo Azotii altera die
- 6 Aggravata est a. manus Dom. super Azotios, et demolitus est eos
- 7 Videntes autem viri Azotii hujusm. plagam
2 *Esdr.* 4- 7 Arabes et Ammonitæ, et Azotii

AZOTUS.

Urbs ista vocabatur Asdod. In qua derelicti sunt gigantes, qui appellabantur Enacim, et est usque hodie insigne oppidum in Palæstina. Una erat Azotus de quinque civitatibus Allophylorum et decreta est quidem tribui Judæ, sed non retenta ab ea, quia nequaquam veteres accolas potuit expellere. Hanc in urbem Philisthini duxerunt arcam Domini quam collocaverunt in templo Dagon. Deus autem hoc idolum prostravit coram arca et omnes ob arcam civitates Palæstinæ afflixit tantis calamitatibus, ut coacti sint illam dimittere ad Israelitas.

Josue. 11-22 Absque civitatibus Gaza, Geth, et Azoto
15-46 Omnia quæ vergunt ad Azotum et viculos e.
-47 Azotus cum vicis, et villulis suis
1 *Reg.* 5- 1 Asportaverunt eam a Lapide adjutorii in Azotum
- 5 Super limen Dagon in Azoto, usque in
- 6 Percussit in secretiore parte natium in Azotum
6-17 Azotus unum, Gaza unum, Ascalon unum
2 *Par.* 26- 6 Dextruxit... murumque Azoti
Ædificavit quoque oppida in Azoto
Isai. 20- 1 Pugnasset contra Azotum et cepisset eam
In anno quo ingressus est Tharthan in Azotum
Jerem. 25-20 Accaron et reliquiis Azoti
Amos. 1- 8 Et disperdam habitatorem de Azoto
3- 9 Auditum facite in ædibus Azoti
Soph. 2- 4 Azotum in meridie ejicient
Zach. 9- 6 Et sedebit separator in Azoto
1 *Mac.* 4-15 Usque in campos... et Azoti et Jamniæ
5-68 Et declinavit Judas in Azotum
9-15 Et persecutus est eos usque ad montem Azoti
10-78 Et abiit Azotum tanquam iter faciens
Et insecutus est eum Jonathas in Azotum
-83 Fugerunt in Azotum et intraverunt in Bethdagon
-84 Et succendit Jonathas Azotum
11- 4 Et ut appropiavit Azoto
Ostenderunt ei... et Azotum, et cætera ejus demolita
14-34 Gazaram quæ est in finibus Azoti
16-10 Quæ erant in agris Azoti et succendit
Act. 8-40 Philippus autem inventus est in Azoto

AZREEL.

2 *Esdr.*11-13 Et Amassaï filius Azreel

AZUBA I.

Uxor prima Caleb, filii Hesron, filii Phares. Peperit ei Azuba Jerioth.

1 *Par.* 2-18 Accepit uxorem nomine Azuba
-19 Cumq. mortua fuisset Azuba, accepit

AZUBA II.

Salaï filia, uxor Asa regis Juda et mater Josaphat.

3 *Reg.* 22-42 Nomen matris ejus Azuba filia Salaï
2 *Par.* 20-31 Nomen matris ejus Azuba filia Salaï.

AZUR I.

Pater pseudo-prophetæ Hananiæ, qui coram sacerdotibus et populo in templo congregatis prædicebat, quasi esset Spiritu divino afflatus, intra biennium finem esse habituram Babylonis captivitatem et omnia vasa templi quæ fuerant asportata in Babylonem remittenda esse. Hæc autem prædicebat, ineunte regno Sedeciæ, regis Juda.

*Jerem.*28- 1 Dixit ad me Hananias filius Azur proph.

AZUR II.

Pater Jezoniæ, principis populi quem in visione Dominus ostendit prophetæ Ezechiæ.

*Ezech.*11- 1 Vidi... Jezoniam filium Azur et Pheltiam
2 *Esdr.*10-17 Ater, Hezecia, Azur.

AZYMA, US.

Gen. 19- 3 Fecit conv. et coxit azyma et comederunt
Exod. 12- 8 Edent.. et azymos panes cum lactucis agrestibus
-15 Septem diebus azyma comedetis
-17 Et observabitis azyma
-18 Comedetis azyma, usque ad diem vig.
-20 In cunctis habitaculis vestris edetis azyma
-39 Fecerunt subcinericios panes azymos
13- 6 Septem diebus vesceris azymis
- 7 Azyma comedetis septem diebus
23-15 Solemnitatem azymorum custodies
Septem diebus comedes azyma
29- 2 Panesque azymos
Lagana quoque azyma oleo lita
-23 Laganum de canistro azymorum
34-18 Solemnitatem azymorum custodies
Septem diebus vesceris azymis
Levit. 2- 4 Lagana azyma oleo lita
7-12 Offerent... lagana azyma uncta oleo
8- 2 Tolle aurea... canistrum cum azymis
-26 Tollens autem de canistro azymorum
23- 6 Solemnitas azymorum Domini est
Septem diebus azyma comedetis
Num. 6-15 Canistrum quoque panum azymorum
-17 Offerens simul canistrum azymorum
-19 Laganum azymum unum et tradet
9-11 Cum azymis et lactucis agrestibus comedent illud
28-17 Septem diebus vescentur azymis.
Deut. 16- 8 Sex diebus comedes azyma
-16 In solemnitate azymorum
Josue. 5-11 Comederunt... azymos panes et polentam
Judic. 6-19 Coxit... de farinæ modio azymos panes
-20 Tolle carnes et azymos panes
-21 Tetigit carnes, et panes azymos
Et carnes azymosque panes consumpsit
1 *Reg.* 28-24 Miscuit eam (*farinam*) et coxit azyma
4 *Reg.* 23- 9 Sed tantum comedebant azyma
1 *Par.* 23-29 Ad lagana azyma, et sartaginem

2*Par.* 8-13 In solemnitate azymorum
30-13 Ut facerent solemnitatem azymorum
-21 Solemnitatem azymorum septem diebus
35-17 Solemnitatem azymorum septem diebus
1*Esdr.* 6-22 Fecerunt solemnitatem azymorum
Ezech. 45-21 Septem diebus azyma comedentur
Matth. 26-17 Prima autem die azymorum
Marc. 14- 1 Erat a. Pascha et azyma post biduum
-12 Et primo die azymorum quando Pascha immolabant
Luc. 22- 1 Appropinquabat a. dies festus azymorum
- 7 Venit autem dies azymorum
Act. 12- 3 Erant autem dies azymorum
20- 6 Navigavimus post dies azymorum a Philip.
1 *Cor.* 5- 7 Ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi
- 8 Sed in azymis sinceritatis et veritatis

AZZI. *Filius Bani.*

2*Esdr.* 11-22 Azzi filius Bani
22-19 Jodaiæ, Azzi
-41 Azzi et Johannan

B

BAAL.

Idolum Assyriorum, Moabitarum, aliorumque Asiæ populorum. Baal videtur esse eumdem atque Bel, vel Jovem orientalium nationum, vel etiam Nemrod qui conatus est ædificare turrim Babel. Putant aliqui Baal et Bacchum eumdem esse virum. Quidquid sit de istis nominibus, certum est Baal habitum esse pro Deo, sæpe etiam ab Israelitis qui illud idolum adoravere, cuique templa ædificavere, lucos, nemora, montes et saltus consecravere. Convenit referre initium turris Babel ad annum mundi 1854, ante J. Ch. 2200, porro 203 post diluvium: ad quod opus adhibuit Nemrod annos quadraginta et tres, quodque non potuit perficere, quia confudit Deus operariorum linguas et mentes, et coacti sunt sese per universam terram diffundere, opere imperfecto. Præter hanc turrim, Nemrod ædificavit in terra Sennaar quatuor magnas civitates, nempe Babylonem, quæ fuit regni metropolis, Achad, Arach, et Chalanne. Regnavit circiter sexaginta et sex annis.

Num. 22-41 Mane a. facto duxit eum ad excelsa Baal
Judic. 2-13 Servientes Baal et Astaroth
6-25 Destruesque aram Balaal, quæ est patris tui
-28 Videruntque destructam aram Balaal
-30 Quia destruxit aram Baal et succidit nemus
-31 Numquid ultores estis Baal ut pugnetis pro eo
-32 Ulciscatur se de eo Baal qui suffodit aram
8-33 Percusseruntque cum Baal fœdus
3*Reg.* 16-31 Abiit, et servivit Baal et adoravit eum
-32 Et posuit aram Baal in templo Baal
18-19 Congrega... et prophetas Baal quadr.
-21 Si autem Baal, sequimini illum
-22 Prophetæ autem Baal quadringenti
-25 Dixit ergo Elias ad prophetas Baal
-26 Invocabant nomen Baal de mane ad meridiem
Dicentes: Baal, exaudi nos
-40 Apprehendite prophetas Baal
19-18 Quorum genua non sunt incurvata ante Baal
22-54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum
4 *Reg.* 3- 2 Tulit enim statuas Baal, quas fecerat pater
10-18 Achab coluit Baal parum, ego autem colam
-19 Nunc igitur omnes prophetas Baal
Sacrificium enim grande est mihi Baal
Faciebat hoc insidiose, ut disperderet cultores Baal
-20 Et dixit: Sanctificate diem solemnem Baal
-21 Misit in... et venerunt cuncti servi Baal
Et ingressi sunt templum Baal
Et repleta est domus Baal, a summo
-22 Proferte vestimenta universis servis Baal
-23 Ingressusque Jehu... templum Baal
Ait cultoribus Baal: Perquirite
Et videte... ut sint servi Baal soli
-25 Et ierunt in civitatem templi Baal
-26 Et protulerunt statuam de fano Baal
-27 Destruxerunt quoque ædem Baal
-28 Delevit itaque Jehu Baal de Israël
11-18 Ingressusque est omnis populus templum Baal
Mathan q. sacerdotem Baal occiderunt
17-16 Adoraverunt... servieruntque Baal
21- 3 Et erexit aras Baal
23- 4 Omnia vasa, quæ facta fuerant Baal
- 5 Delevit... eos qui adolebant incensum Baal
2 *Par.* 23-17 Ingressus est om. populus domum Baal
Mathan q. sacerd. Baal interfecerunt
Jerem. 2- 8 Prophetæ prophetaverunt in Baal
12-16 Sicut docuerunt populum meum jurare in Baal:
Jerem. 23-13 Prophetabant in Baal et decipiebant populum
-27 Obliti sunt... nominis mei propter Baal
32-29 In quorum domatibus sacrificabant Baal
-35 Ædificaverunt excelsa Baal
Osee. 2- 8 Et aurum quæ fecerunt Baal
10-14 Qui judicavit Baal in die prælii
13- 1 Deliquit in Baal, et mortuus est
Soph. 1- 4 Disperdam de loco hoc reliquias Baal
Rom. 11- 4 Qui non curvaverunt genua ante Baal

BAAL II.

Filius Reïa, de familia Ruben.

1 *Par.* 5- 5 Micha filius ejus, Reia filius ejus, Baal filius ejus

BAAL III.

Filius quartus Abigabaon et Maacha, de filiis Benjamin.

1 *Par.* 8-30 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal
9-36 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Ner

BAAL.

Urbs finitima in tribu Simeon.

1 *Par.* 4-33 Per circuitum civitatum ist. usque ad Baal
5-23 Possederunt terram a finibus Basan usque Baal.

BAALA.

Civitas quæ est Cariathiarim, id est, Villa Sylvarum, in tribu Juda. Alia quoque est urbs in tribu Juda eodem nomine nuncupata; denique videmus sub nomine Baala montem inter Sechrona et Jebneel.

Josue. 15- 9 Inclinaturque in Baala, quæ est Cariat.
-10 Et circuit de Baala contra Occidentem
-11 Et transit montem Baala
-29 Et Baala et Iim et Esem.

BAALAM.

Urbs in tribu Manasse, ad Occidentem Jordanis, quæ fuit Levitis concessa.

1 *Par.* 6-70 Baalam et suburbana ejus.

BAALATH.

Urbs finitima in tribu Simeon.

Josue. 19- 8 Urbium istarum usque ad Baalath
3 *Reg.* 9-18 Et Baalath, et Palmiram in terra solitudinis

BAALBERIT.

Judic. 9- 4 Pondo argenti de fano Baalberit

BAALGAD. *Locus juxta Libanum.*

Josue. 11-17 Ascenditq Seïr usque Baalgad per planitiem
12- 7 A Baalgad in campo Libani
13- 5 A Baalgad sub monte Hermon

BAALHASOR.

Villa in tribu Ephraim ubi interfectus est Amnon in convivio a servis Absalom.

2 *Reg.* 13-23 Ut tonderentur oves Absalom in Baalhasor

BAALHERMON.

Mons in tribu Manasse.

Judic. 3- 3 De monte Baalhermon.

BAALI.

Osee. 2-16 Et non vocabit me ultra, Baali

BAALIA. *Nomen civitatis.*

1 *Par.* 12- 5 Et Baalia, et Samaria, et Saphatia

BAALIADA. *Filius David.*

1 *Par.* 14- 7 Elisama, et Baaliada et Eliphalet

BAALIM. *Idolum.*

Judic. 2-11 Et servierunt Baalim
3- 7 Servientes Baalim, et Astaroth
8-33 Et fornicati sunt cum Baalim
10- 6 Et servierunt idolis Baalim et Astaroth
-10 Dereliquimus Dom... et servivimus Baalim
1 *Reg.* 7- 3 Auferte deos alienos.. Baalim, et Asta
- 4 Abstulerunt ergo filii Israël Baalim
12-10 Et servivimus Baalim, et Astaroth
3 *Reg.* 18-18 Et secuti estis Baalim
2 *Par.* 17- 3 Non speravit in Baalim
24- 7 Ornaverunt fanum Baalim
28- 2 Insuper et statuas fudit Baalim
33- 3 Construxitque aras Baalim
34- 4 Destruxeruntque coram eo aras Baalim
Jerem. 2-23 Post Baalim non ambulavi
7- 9 Jurare mendaciter, libare Baalim
9-14 Abierunt post prav.... cordis sui et post Baalim
11-13 Posuisti... aras ad libandum Baalim
-17 Ad irritandum me libantes Baalim
19- 5 Ædificaverunt ad excelsa Baalim
Combur. filios suos igni in holocaustum Baalim
Osee. 2-13 Visitabo super eam dies Baalim
-17 Et auferam nomina Baalim de ore ejus
11- 2 Baalim immolabant, et simulacris

BAALIS.

Anno mundi 3446, Romæ 146, ante J. Ch. 608. Rex Ammonitarum, qui misit Ismaelem, filium Nathaniæ, ad occidendum Godoliam quem Nabuchodonosor constituerat super Judæos in Jerusalem relictos, post diruptionem civitatis et templi.

Jerem. 40-14 Scito quod Baalis rex filiorum Amnon

BAALMEON.

Quæ et est Beelmeon, trans Jordanem, quam ædificaverunt filii Ruben. Suo tempore testatur S. Hieronymus vicum esse grandem Moab juxta Baara in Arabia, ubi aquas calidas sponte humus effert, cognomento Beelmaüs, distans ab Esbus millibus novem, unde et Eliseus propheta fuit.

Num. 32-38 Nabo, et Baalmeon, versis nominibus
Josue. 13-17 Bamothbaal et oppidum Baalmeon.

BAALPHARASIM.

Locus in valle Raphaim prope Jerusalem, ubi David Philistheos percussit.

2 *Reg.* 5-20 Venit ergo David in Baalpharasim
Vocatum est nomen loci illius Baalpharasim
1 *Par.* 14-11 Cumque ascendissent Baalpharasim
Vocatum est nomen illius loci Baalpharasim.

BAALSALISA.

Urbs in tribu Ephraim. Ex hac civitate venerat ille vir qui ad Eliseum prophetam panem et fructus attulit quos multiplicavit propheta ad alendum populum.

4 *Reg.* 4-42 Vir autem quidam venit de Baalsalisa.

BAALTHAMAR.

Locus prope Gaba, in tribu Benjamin, ubi Israelitæ aciem tetenderunt adversus Gabaonitas, ad ulciscendum Levitem, propter illius conjugem, qua abusi erant.

Judic. 20-33 In loco, qui vocatur Baalthamar.

BAANA I.

Filius Remmon Berochitæ, de tribu Benjamin, princeps atque dux regiæ cohortis, quæ Isbosethi latera cingere solebat. Ideo dicti sunt Baana et Rechab principes latronum, id est, la-

teronum. Baana et frater Rechab ingressi sunt latenter in domum Isbosethi, eumque interfecerunt et caput ejus ad David attulerunt. David autem tantum facinus abhorrens, nedum sibi placeret, jussit præcidi manus et pedes duorum lateronum et corpora suspendi in Hebron.

2Reg. 4- 2 Nomen uni Baana et nomen alteri Rechab
- 5 Rechab et Baana, ingressi sunt
- 6 Percusserunt in inguine Rechab et Baana
- 9 Respondens a. David Rechab et Baana.

BAANA II.

Pater Heled, Nethophathites, qui fuit unus e triginta nobilioribus viris exercitus David.

2Reg. 23-29 Heled filius Baana.
1Par. 11-30 Heled filius Baana Nethophathites.

BAANA III.

Filius Husi; præsidebat in Aser.

3Reg. 4-16 Baana filius Husi, in Aser et in Baloth.

BAANA IV.

Qui reversus est in Jerusalem et Judam cum Zorobabel, de captivitate Babylonis.

1Esdr. 2- 2 Qui venerunt... Rehum, Baana
2Esdr. 3- 4 Juxta eos ædificavit Sadoc filius Baana
7- 7 Begoaï, Nahum, Baana.
10-27 Melluch, Haran, Baana.

BAASA.

Anno mundi 3082, *ante J. Ch.* 972. *Filius Achiæ, de tribu Issachar. Bellum commisit adversus Asa regem Juda; occidit Nadab, filium Jeroboam, regis Israel, et regnavit pro eo; insuper et omnem interfecit familiam Jeroboam.*

3Reg. 15-16 Bellum a. erat inter Asa et Baasa
-17 Ascendit quoque Baasa rex Israël in Judam
-19 Quod habes cum Ba sa rege Israël.
-21 Quod cum audisset Baasa, intermisit
-22 Quibus ædificaverat Baasa et extruxit
-27 Insidiatus est a. ei Baasa filius Ahiæ
-28 Interfecit ergo il um Baasa
-32 Fuitq. bellum inter Asa et Baasa reg. Israël.
-33 Regnavit Baasa filius Ahiæ
16- 1 Factus est a. sermo... contra Baasa
- 3 Ecce, ego demetam posteriora Baasa
- 4 Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate
- 5 Reliqua autem sermonum Baasa,
- 6 Dormivit ergo Baasa cum patribus suis
- 7 Cum... verb. Dom. factum esset contra Baasa
- 8 Regnavit Ela filius Baasa super Israël
-11 Percussit omnem domum Baasa
-12 Delevitq. Zambri omnem domum Baasa
Juxta verb. Dom. quod loc. fuerat ad Baasa
-13 Propter universa peccata Baasa
21-22 Sicut domum Baasa, filii Ahia
4Reg. 9- 9 Sicut domum Baasa fil i Ahia
2Par. 16- 1 Ascendit Baasa rex Israël in Judam
- 3 Rupto fœdere quod habes cum Baasa
- 5 Quod cum audisset Baasa, desiit ædificare Rama
- 6 Ligna quæ ædificationi præparaverat Baasa
Jerem. 41- 9 Ipse est quem fecit rex Asa propter Baasa

BABEL.

Quæ et Babylon, interpretatur Confusio. Erat autem civitas regni Nemrod, in qua eorum qui ædificaverunt turrim linguæ divisæ sunt, quorum principem Josephus Nemrod fuisse affirmat. Testemque hujus historiæ, Sibyllam græcam exhibens: Locus, *inquit,* in quo turrim ædificavere nunc appellatur Babylon, propter confusionem sermonis eorum, qui altissimam turrim omni studio fabricabantur. *Siquidem Hebræi confusionem* Babel *vocant. De hac turre et diversitate linguarum scripit et Sibylla in hunc modum.* Cum omnes mortales una lingua uterentur, quidam ex his altissimam turrim ædificavere, cœlum per eam cupientes scandere: Dii vero turbines ventosque mittentes, evertere turrim, et propriam atque diversam unicuique tribuere linguam, unde urbem quoque appellari contigit Babylonem. *Hæc turris erat in campo Sennaar.*

Gen. 11- 9 Et idcirco vocatum est nomen loci illius, Babel.

BABYLON.

Principium regni Nemrod, id est, vel caput regni ipsius fuit Babylon, vel ab ea initium regnandi captum. Nemrod videtur Belus Nini pater, auctor idololatriæ et ideo Baal nuncupatus. Ædificavit Babylon in campo Sennaar super flumen Euphraten. In Epistola autem prima S. Petri, ut quando dicit: Salutat vos Ecclesia quæ est in Babylone coelecta, *non intelligit Beatus Babylonem hanc, sed Romam quam Babylonem vocat propter similitudinem magnificentiæ, frequentiæ et amplitudinis imperii, peccatorum etiam quæ illo tempore infidelitatis vigebant. In Apocalypsi sancti Joannis Roma ethnica recte dicitur Babylon magna, quia opulenta, frequens, idolis dedita, et fidelium persecutrix, ut Babylon fuerat.*

Gen. 10-10 Fuit a. principium regni ejus Babylon
4Reg. 17-24 Adduxit a. rex Assyriorum de Babylone
20-14 De terra longinqua venerunt ad me, de Babylone
-17 Usque in diem hanc in Babylonem
-18 Erunt eunuchi in palatio regis Babylonis.
24- 1 Ascendit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 7 Tulerat enim rex Babylonis a rivo Ægypti
-10 Ascenderunt servi Nabuch. regis Babylonis
-11 Venitq. Nabuchod. rex Babylonis
-12 Egressusq. est Joachin..ad regem Babylonis
Et suscepit eum rex Babylonis
-15 Transtulit quoque Joachin in Babylonem
Et judices terræ duxit... in Babylonem
-16 Duxitque eos rex Babylonis captivos in Babylonem
-20 Recessitque Sedecias a rege Babylonis.
25- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 6 Regem duxerunt ad regem Babylonis
- 7 Vinxitq. eum catenis et adduxit in Babylonem
- 8 Ipse est annus nonus decimus regis Babylonis
Servus regis Babylonis in Jerusalem
-11 Perfugas qui transfugerunt ad regem Babylonis
-13 Transtulerunt æs omne in Babylonem
-20 Duxit ad regem Babylonis in Reblatha
-21 Percussitque eos rex Babylonis
-22 Quem dimiserat Nabuch. rex Babylonis
-23 Quod constituisset rex Babylonis Godoliam
-24 Manete in terra et servite regi Babylonis
-27 Sublevavit Evilmerodach rex Babylonis
-28 Qui erant cum eo in Babylone
1Par. 9- 1 Translatique sunt in Babylonem
2Par. 32-31 Attamen in legatione principum Babylonis
33-11 Vinctum catenis... duxerunt in Babylonem
36- 6 Vinctum catenis duxit in Babylonem
-10 Qui adduxerunt eum in Babylonem
-18 Vasa.. thesauros... transtu it in Babylonem
-20 Ductus in Babylonem servivit regi et filiis
1Esdr. 1-11 Cum his qui ascendebant de transmigratione Babylonis in Jerusalem
2- 1 Quam transtulerat Nabuchod. rex Babylonis in Babylonem
5-12 Tradidit eos in manus Nabuchod. regis Babylonis
Et populum ejus transtulit in Babylonem
-13 Anno a. primo Cyri regis Babylonis
-14 Et asportaverat ea in templum Babylonis
Protulit Cyrus rex de templo Babylonis
-17 In bibliotheca regis quæ est in Babylone
6- 1 Qui erant repositi in Babylone
- 5 Attulerat ea in Babylonem
7- 6 Ipse Esdras ascendit de Babylone
- 9 Cœpit ascendere de Babylone
-16 In universa provincia Babylonis
8- 1 In regno Artaxerxis regis de Babylone
2Esdr. 7- 6 Quos transtulerat Nabuch. rex Babylonis
13- 6 Anno trigesimo secundo Artaxerxis regis Babylonis
Esth. 2- 6 Regem Juda Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat
11- 4 Quos transtulerat Nabuchod. rex Babylonis
Psal. 86- 4 Memor ero Rahab et Babylonis scientium me
136- 1 Super flumina Babylonis illic sedimus
- 8 Filia Babylonis misera
Isai. 13- 1 Onus Babylonis, quod vidit Isaïas filius Amos
-19 Et erit Babylon illa gloriosa in regnis
14- 4 Sumes parabolam istam contra regem Babylonis
-22 Perdam Babylonis nomen
21- 4 Babylon dilecta mea posita est mihi
- 9 Dixit: Cecidit, cecidit Babylon
39- 1 Misit... filius Baladan rex Babylonis
- 3 Venerunt ad me de Babylone
- 6 Auferentur omnia... in Babylonem
- 7 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis
43-14 Propter vos misi in Babylonem
47- 1 Sede in pulvere, virgo filia Babylon,
48-14 Faciet voluntatem suam in Babylone
-20 Egredimini de Babylone, fugite
Judam dabo in manum regis Babylonis
Jerem. 20- 4 Traducet eos in Babylonem et percutiet
- 5 Tollent et ducent in Babylonem
- 6 In Babylonem venies et ibi morieris
21- 2 Rex Babylonis præliatur adversum nos
- 4 Vos pugnatis adversum regem Babylonis
- 7 Dabo Sedec... in manu Na. regis Babylonis
-10 In manu regis Babylonis dabitur
22-25 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
24- 1 Transtulit Nab. rex Babylonis Jechoniam
Et adduxit eos in Babylonem
25- 1 Ipse est annus primus Nabuchod. regis Babylonis
- 9 Assumam... Nab. regem Babylonis servum
-11 Servient... regi Babylonis septuaginta annis
-12 Visitabo super regem Babylonis
27- 6 Dedi... in manu Nabuchod. regis Babylonis
-8 Non curvaverit collum suum sub jugo regis Babylonis
- 9 Non servietis regi Babylonis
-11 Gens, quæ subjecerit cervicen suam sub jugo regis Babylonis
-12 Subjicite colla vestra sub jugo regis Babylonis
-13 Quæ servire noluerit regi Babylonis?
-14 Non servietis regi Babylonis
-16 Ecce vasa Domini revertentur de Babylone
-17 Sed servite regi Babylonis, ut vivatis
-18 Ut non veniant vasa... in Babylonem
-20 Quæ non tulit Nabuchod. rex Babylonis
Cum transferret Jechoniam.. in Babylonem
-22 In Babylonem transferentur, et ibi erunt
28- 2 Contrivi jugum regis Babylonis
- 3 Quæ tulit Nabuchod. rex Babylonis
Et transtulit ea in Babylonem
- 4 Qui ingressi sunt in Babylonem
Conteram enim jugum regis Babylonis
- 6 Omnis transmigratio de Babylone ad locum istum
-11 Sic confringam jugum Nabuchod. regis Babylonis
-14 Ut serviant Nabuchod. regi Babylonis
29- 1 Quem traduxerat Nabuchod. de Jerusalem in Babylonem
- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nab. regem Babylonis in Babylonem
- 4 Quam transtuli de Jerusalem in Babylonem
-10 Cum cœperint impleri in Babylone septuaginta anni
-15 Suscitavit nobis Dominus Prophetas in Babylone
-21 Tradam eos in manus Nab. regis Babylonis
-22 Transmigr. Juda, quæ est in Babylone
Sicut Achab, quos frixit rex Babylonis in igne
-28 Quia super hoc misit in Babylonem ad nos
32- 2 Exercitus regis Babylonis obsidebat Jerusalem
- 3 Ecce ego dabo civit... in manus regis Babylonis
- 4 Sed tradetur in manus regis Babylonis
- 5 In Babylonem ducet Sedeciam
-28 Ecce Ego tradam... in manus regis Babylonis
-36 Quod tradetur in manus regis Babylonis
34- 1 Quando Nabuchodonosor rex Babylonis
- 2 Tradam civitatem hanc in manus regis Babylonis
- 3 Oculi tui oculos regis Babylonis videbunt
Et Babylonem introibis
- 7 Exercitus regis Babylonis pugnabat
-21 In manus exercituum regis Babylonis
35-11 Cum a. ascendisset Nabuch. rex Babylonis
36-29 Festinus veniet rex Babylonis
37 -1 Quem constituit regem Nabuchod. rex Babylonis
-16 In manus regis Babylonis traderis
-18 Non veniet rex Babylonis super vos
38- 3 Tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis
-17 Si profectus exieris ad principes regis Babylonis
-18 Si a. non exieris ad principes regis Babylonis
-22 Educentur ad principes regis Babylonis
-23 In manu regis Babylonis capieris
39- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 3 Ingressi sunt omn. principes regis Babylonis
Et omnes reliqui principes regis Babylonis
- 5 Captum adduxerunt ad Nab. regem Babylonis
- 6 Occidit rex Babylonis filios Sedeciæ
Et omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis
- 7 Vinxit eum compedibus ut duceretur in Babylonem
- 9 Transtulit Nabusard... in Babylonem
-11 Præceperat a. Nabuch. rex Babylonis
-13 Optimates regis Babylonis
40- 1 Ducebantur in Babylonem

Jerem. 40- 4 Si placet tibi ut venias mecum in Babylonem
Si a. displicet tibi venire mecum in Babylonem
- 6 Præposuit rex Babylonis civitatibus Juda
- 7 Quod præfecisset rex Babylonis Godoliam
Qui non fuerant translati in Babylonem
- 9 Et servite regi Babylonis et bene erit vobis
-11 Audito quod dedisset rex Babylonis reliquias
41- 2 Præfecerat rex Babylonis
-18 Quem præfecerat rex Babylonis terræ
42-11 Nolite timere a facie regis Babylonis
43- 3 Traduci faciat in Babylonem
44-30 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
46-13 Quod venturus esset Nab. rex Babylonis
49-28 Quæ percussit Nabuchod. rex Babylonis
-30 Iniit enim contra vos Nab. rex Babylonis
50- 1 Verbum quod locutus est Dom. de Babylone
- 2 Capta est Babylon, confusus est Bel
- 8 Recedite de medio Babylonis
- 9 Adducam in Babylonem congregationem
-13 Omnis qui transibit per Babylonem, stupebit
-14 Præparamini contra Babylonem
-16 Disperdite satorem de Babylone
-17 Exossavit eum Nabuchod. rex Babylonis
-18 Ecce ego visitabo regem Babylonis
-23 Quomodo versa est in desertum Babylon
-24 Illaqueavi te, et capta es, Babylon
-28 Vox... eorum qui evaserunt de terra Babylonis
-29 Annuntiate in Babylonem plurimis
-34 Et commoveat habitatores Babylonis
-35 Gladius... ad habitatores Babylonis
-42 Sicut vir paratus ad prælium contra te, filia Babylon
-43 Audivit rex Babylonis famam eorum
-45 Quod mente concepit adversum Babylonem
-46 A voce captivitatis Babylonis commota est terra
51- 1 Ecce ego suscitabo super Babylonem
- 2 Et mittam in Babylonem ventilatores
- 6 Fugite de medio Babylonis
- 7 Calix aureus Babylon in manu Domini
- 8 Subito cecidit Babylon et contrita est
- 9 Curavimus Babylonem, et non est sanata
-11 Et contra Babylonem mens ejus est
-12 Super muros Babylonis levate signum
Locutus est contra habitatores Babylonis
-24 Et reddam Babyloni
-29 Quia evigilabit contra Babylonem
Ut ponat terram Babylonis desertam
-30 Cessaverunt fortes Babylonis a prælio
-31 Ut annuntiet regi Babylonis, quia capta est civitas
-33 Filia Babylonis quasi area
-34 Devoravit me Nabuchod. rex Babylonis
-35 Et caro mea super Babylonem
-37 Et erit Babylon in tumulos
-41 Quomodo facta est in stuporem Babylon
-42 Ascendit super Babylon mare
-44 Et visitabo super Bel in Babylone
Siquidem et murus Babylonis corruet,
-47 Et visitabo super sculptilia Babylonis
-48 Et laudabunt super Babylonem cœli
-49 Et quomodo fecit Babylon ut caderent
Sic de Babylone cadent occisi
-53 Si ascenderit Babylon in cœlum
-54 Vox clamoris de Babylone
-55 Quoniam vastavit Dominus Babylonem
-56 Venit super eam, id est, super Babylonem
-58 Murus Babylonis ille latissimus
-59 Cum pergeret cum Sedecia rege in Babylonem
-60 Malum quod venturum erat super Babylonem
Quæ scripta sunt contra Babylonem
-61 Cum veneris in Babylonem, et videris
-64 Sic submergetur Babylon
52- 3 Recessit Sedecias a rege Babylonis
- 4 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 9 Adduxerunt eum ad regem Babylonis
-10 Et jugulavit rex Babylonis filios Sedeciæ
-11 Adduxit eum rex Babylonis in Babylonem
-12 Ipse est annus nonus decimus Nabuchod. regis Babylonis
Qui stabat coram rege Babylonis
-15 Perfugis qui transfugerant ad reg. Babylonis
-17 Retulerunt omne æs eorum in Babylonem
-26 Duxit eos ad regem Babylonis in Reblatha
-27 Et percussit eos rex Babylonis
-31 Elevavit Evilmerodach rex Babylonis
-32 Qui erant post se in Babylone
-34 Cibaria perpetua dabantur ei a rege Babylonis

Baruc. 1- 9 Postq. cepisset Nab. rex Babylonis Jechoniam
Et duxit eos vinctos in Babylonem
-11 Orate pro vita Nab. regis Babylonis
-12 Sub umbra Nabuchod. regis Babylonis
2-21 Et opera facite regi Babylonis
-24 Ut operarentur regi Babylonis
6- 2 Ingressi itaque in Babylonem, eritis ibi
Ezech. 12-13 Et adducam eum in Babylonem
17-12 Ecce veniet rex Babylonis in Jerusalem
Adducet eos ad semetipsum in Babylonem
-16 Solvit pactum..in medio Babylonis morietur
-20 Adducam eum in Babylonem et judicabo
19- 9 In catenis adduxerunt eum ad regem Babylonis
21-19 Ut veniat gladius regis Babylonis
-21 Stetit enim rex Babylonis in bivio
23-15 Similitudinem filiorum Babylonis, terræq.
-17 Cumq. venissent ad eam filii Babylonis
-23 Filios Babylonis, et universos Chaldæos
24- 2 Confirmatus est rex Babylonis
26- 7 Adducam ad Tyrum Nab. regem Babylonis
29-18 Rex Babylonis servire fecit exercitum
-19 Ecce dabo Nab. regem Babylonis in terra
30-10 In manu Nabuchod. regis Babylonis
-24 Confortabo brachia regis Babylonis
-25 Et confortabo brachia regis Babylonis.
Cum dedero gladium meum in manum regis Babylonis
32-11 Gladius regis Babylonis veniet tibi
Dan. 1- 1 Venit Nabuchod. rex Babylonis in Jerusalem
2-12 Præcepit ut perirent omnes sapientes Babylonis
-14 Ad interficiendos sapientes Babylonis
-18 Socii ejus cum cæteris sapientibus Babylonis
-24 Constituerat rex ut perderet sapientes Babylonis
Sapientes Babylonis ne perdas
-48 Super omnes provincias Babylonis
Magistratuum super cunctos sapientes Babylonis
-49 Constituit super opera provinciæ Babylonis
3- 1 Statuit eam in campo Dura provinciæ Babylonis
-12 Quos constituisti super opera regionis Babylonis
-97 Tunc rex promovit Sidrach, Misach et Abdenago in provincia Babylonis
4-26 In aula Babylonis deambulabat
-27 Nonne hæc est Babylon magna, quam ædificavi?
5- 7 Et proloquens rex ait sapientibus Babylonis
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis
13- 1 Et erat vir habitans in Babylone
- 5 Quia egressa est iniquitas de Babylone
14-33 Fer prandium, quod habes, in Babylonem
-34 Babylonem non vidi et lacum nescio
-35 Posuitque eum in Babylone supra lacum
Mich. 4-10 Venies usque ad Babylonem
Zach. 2- 7 O Sion, fuge quæ habitas apud filiam Babylonis
6-10 Qui venerunt de Babylone
Matth. 1-11 In transmigratione Babylonis
-12 Et post transmigrationem Babylonis
-17 David usque ad transmigrationem Babylonis
Act. 7-43 Transferam vos trans Babylonem
1 *Petr.* 5-13 Ecclesia quæ est in Babylone coelecta
Apoc. 14- 8 Cecidit, cecidit Babylon illa magna
16-19 Babylon magna venit in memoriam ante Deum
17- 5 Babylon magna, mater fornicationum
18- 2 Cecidit, cecidit Babylon magna
-10 Væ, væ civitas illa magna Babylon
-21 Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna.

BABYLONIA. *Provincia Babylonis.*

Baruc. 1- 1 Scripsit Baruch... in Babylonia
- 4 Habitantium in Babylonia, ad flumen Sodi
2-22 Operari regi Babyloniæ
- 6 Præf. ad abducendos captivos in Babyloniam
- 1 Abducemini in Babyloniam captivi
- 2 Ingressi itaque in Babyloniam
- 3 Nunc autem videbitis in Babylonia deos
1 *Mac.* 6- 4 Reversus est in Babyloniam
2 *Mac.* 8-20 Quod eis adversus Galatas fuit in Babylonia

BABYLONII.

4 *Reg.* 17-30 Viri enim Babylonii fecerunt Sochothbenoth
20-12 Misit... filius Baladan rex Babyloniorum
1 *Esdr.* 4- 9 Erchuæi, Babylonii, Susanechæi, Dievi
Baruc. præf. 6 Ad abducendos... a rege Babyloniorum
Baruc. 6- 1 Abducemini... a Nabuchod. rege Babyloniorum
Dan. 14- 2 Erat quoque idolum apud Babylonios
-22 Et colebant eum Babylonii
-27 Quod cum audissent Babylonii, indignati.

BACBACAR.

Levites, carpentarius, et architectus, qui post ascensum a captivitate Babylonis, operam et impensum adhibuit ad reædificationem templi Jerusalem et civitatis.

1 *Par.* 9-15 Bacbacar quoque carpentarius, et Galal.

BACBUC.

Princeps familiæ Nathinæorum, cujus filii cum Zorobabel ascenderunt a captivitate Babylonis.

1 *Esdr.* 2-51 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur
2 *Esdr.* 7-53 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur.

BACCHIDES.

Anno mundi 3893, *Romæ* 593, *ante J. Ch.* 161. *Præfectus quem constituit Judæ rex Demetrius; innumera mala Judæis intulit; Mathathias autem, pater Judæ Machabæi, tantum cum filiis suis et servis adortus est hunc Bacchidem, vicit et interfecit.*

1 *Mac.* 7- 8 Et elegit ex amicis suis Bacchidem
-12 Convenerunt ad Alcimum et Bacchidem
19 Et movit Bacchides castra ab Jerusalem
-20 Et abiit Bacchides ad regem
9- 1 Apposuit Bacchidem et Alcimum
-12 Bacchides autem erat in dextro cornu
-14 Quod firmior est pars exercitus Bacchidis
-24 Tradidit se Bacchidi omnis regio
-25 Et elegit Bacchides viros impios
-26 Et adducebant eos ad Bacchidem
-29 Qui exeat contra inimicos n. Bacchidem
-32 Et cognovit Bacchides, et quærebat eum occidere
-34 Et cognovit Bacchides, et die sabbatorum
-43 Et audivit Bacchides et veniet die
-47 Extendit Jonathas manum suam percutere Bacchidem
-49 Ceciderunt de parte Bacchidis die illa mille viri
-57 Vidit Bacchides quoniam mortuus est Alcimus
-58 Nunc ergo adducamus Bacchidem
-63 Et cognovit Bacchides et congregavit
-68 Pugnaverunt contra Bacchidem
10-12 Munitionibus, quas Bacchides ædificaverat
2 *Mac.* 8-30 Ex his qui cum... Bacchide erant

BACCHOR.

Judic. 20-25 Tanta in illos cæde bacchati sunt.

BACENOR.

Dux Judæus qui tempore Judæ Machabæi sub se partem habebat æquitatus qui sub illo duce pugnabat.

2 *Mac.* 12-35 Dositheus vero quidam de Bacenoris eques

BACULUS.

Gen. 32-10 In baculo meo transivi Jordanem istum
38-18 Et baculum quem manu tenes
-25 Cognosce cujus sit annulus, et armilla, et baculus
Exod. 12-11 Tenentes baculos in manibus
21-19 Si ambulaverit... foris super baculum
Levit. 26-26 Postquam confregero baculum panis vestri
Num. 21-18 In datore Legis, et in baculis suis
1 *Reg.* 17-40 Et tulit baculum suum, quem semper habeb.
-43 Numquid sum canis quod tu venis ad me cum baculo
Et tolle baculum meum in manu tua et vade
4 *Reg.* 4-29 Et pones baculum meum super faciem pueri
-31 Et posuerat baculum super faciem pueri
18-21 An speras in baculo arundineo
Tobiæ. 5-23 Baculum senectutis nostræ tulisti,
10- 4 Baculum senectutis nostræ, solatium vitæ
Psal. 22- 4 Virga tua, et baculus tuus ipsa me consolata sunt
Isai. 10- 5 Væ Assur, virga furoris mei, et baculus
-15 Et exaltetur baculus qui utique lignum est
-24 Et baculum suum levabit super te in via Ægypti
14- 5 Contrivit Dominus baculum impiorum
28-27 Et cyminum in baculo
36- 6 Ecce confidis super baculum arundineum
Jerem. 48-17 Quomodo confracta est virga fortis, baculus gloriosus?
Ezech. 4-16 Conteram baculum panis in Jerusalem
5-16 Et conteram in vobis baculum panis
29- 6 Pro eo quod fuisti baculus arundineus

Ezech. 39- 9 Comburent..et sagittas, et baculos manuum
Osee. 4-12 Baculus ejus annuntiavit ei
Zach. 8- 4 Et viri baculus in manu ejus præ mult. dierum

BADACER.

Dux custodum Jehu, regis Israel. Badacer iste occidit Joram filium Achab, et cadaver ejus projecit in agro Naboth, jussu regis.

4 Reg. 9-25 Dixitque Jehu ad Badacer ducem : Tolle

BADAD.

Rex Edom, pater Adad qui ei successit. Badad percussit et delevit Madianitas in regione Moab. Et nomen urbis, in qua sedem tenebat regiam, est Avith.

Gen. 36-35 Regnavit pro eo Adad filius Badad.
1 Par. 1-46 Regnavit pro eo Adad filius Badad.

BADAIAS.

Unus ex filiis Bani. Post reditum a captivitate Medorum dimisit uxorem alienam quam duxerat in regione captivitatis.

1 Esdr. 10-35 Baneas et Badaias.

BADAN.

Textus hebræus Bedan *habet, quasi filius Dan, quod de Samsone intelligitur, qui fuit ex illa tribu.*

1 Reg. 12-11 Et misit Dominus Jerobaal et Badan
1 Par. 7-17 Filius autem Ulam, Badan

BAGATHA et BAGATHAM.

Anno mundi 3589, Romæ 289, ante J. Ch. 465. Dux erat custodum Assueri regis Medorum; ipse et Thares voluerunt insurgere in regem et eum occidere, ad hoc excitati sive propter Vasthi repudium, sive propter Esther et Mardochæum promotos, sive studio macedonicarum rerum, Amano Macedoni consentientes. Hanc porro regi detexit conjurationem Mardochæus. Conjurati scelus confessi et in supplicium missi sunt.

Esth. 1-10 Præcepit Maümam, et Bagatha, Harbona et Bagatha
2-21 Irati sunt Bagatham et Thares duo eunuchi regis
6- 2 Quo modo nuntiasset Mardochæus insidias Bagatham
12- 1 Morabatur... in aula regis cum Bagatha

BAHEM.

1 Mac. 13-37 Et bahem, quam misistis, suscepimus

BAHARIM.

Oppidum et castrum est in monte situm unius fere horæ itinere ultra Bethaniam, Jordanem versus, in tribu Benjamin.

2 Reg. 3-16 Vir suus, plorans usque Bahurim
16- 5 Venit ergo rex David usque Bahurim
17-18 Ingressi sunt domum cujusdam viri in Bahurim
19-16 Gera filii Jemini de Bahurim

BAJULO.

Marc. 14-13 Occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans
Luc. 14-27 Qui non bajulat crucem suam et venit post me
Joan. 19-17 Et bajulans sibi crucem, exivit in eum
Act. 3- 2 Claudus ex utero matris suæ bajulabatur

BAJULUS.

2 Reg. 18-22 Non eris boni nuntii bajulus

BALA.

Anno mundi 2286, ante J. Ch. 1768. Filia Reteæ, ancilla Rachel et tertia uxor Jacob. Rachel cum ab annis tribus liberos non peperisset marito, præbuit illi ancillam suam Balam ut ex ea filios haberet. Reipsa concepit Bala et peperit filium nomine Dan; rursus concepit et peperit filium nomine Nephthali. Scriptura refert Ruben, primogenitum Jacob, dormisse cum Bala concubina patris sui; ideo Jacob spoliavit Ruben primogenitura sua, eique moriens maledixit, Gen. 49-4; quia seipsum, et patrem, et Balam, totam denique domum dehonestaverat. Balam autem deinceps Jacob non attigit, utpote hoc incestu pollutam, sicuti David abstinuit concubinis, quas Absalom incestaverat, 2 Reg. 16-22.

Gen. 29-29 Cui pater servam Balam tradiderat
30- 3 At illa : Habeo, inquit, famulam Balam
- 4 Deditque illi Balam in conjugium
30- 7 Rursumque Bala concipiens peperit alterum
35-22 Abiit Ruben et dormivit cum Bala concubina patris sui
-25 Filii Balæ ancillæ Rachelis, Dan et Nephthali
37- 2 Erat cum filiis Balæ et Zelphæ
46-25 Hi filii Balæ, quam dedit Laban Racheli

BALA.

Filius Azaz, e tribu Ruben, et princeps cognationis. Bala iste translatus est in Assyriam a Theglathphalasar.

1 Par. 5- 8 Porro Bala filius Azaz.
7-13 Et Jeser, et Sellum, filii Bala

BALA.

Duæ sunt istius nominis civitates, quarum prima, quæ est Segor, una fuit e quinque Pentapoleos civitatibus; altera, quæ est in tribu Simeon, videtur esse Baala, quæ initio venerat in sortem tribus Juda.

Gen. 14- 2 Contraque regem Balæ, quæ est Segor
- 8 Necnon et rex Balæ, quæ est Segor
Josue. 19- 3 Et Hasersual, Bala et Asem
1 Par. 4-29 In Bala, et in Asom, et in Tholud.

BALAAM.

Anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470. Filius Beor. Accersitus a Balac rege Moabitarum, ut Israelitis malediceret, non potuit nisi benedicere. Cum pergeret ad Balac, invito Deo, super asinam sedens, Angelus Domini stetit coram illo et asina declinans a via recta per agrum trahebat et contra muros attrivit ascensorem, qui ideo et propter dolorem illam verberabat ictibus repetitis. Deus autem os asinæ aperuit, sicut dæmon moverat os serpentis colloquentis cum Eva in paradiso, et locuta est ad dominum verberantem; tum ille vidit Angelum, quem nondum viderat. Non desunt interpretes qui putent illum fuisse verum prophetam, ut fuerunt Sybillæ, sed hominem impium, avarum; extruxit enim aras Baal, et conatus est maledicere Israel. Insuper et pravum dedit consilium.

Num. 22- 5 Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor
- 7 Cumque venissent ad Balaam
- 8 Manentibus illis apud Balaam, venit Deus
-12 Dixitq. Deus ad Balaam : Noli ire cum eis
-14 Noluit Balaam venire nobiscum
-16 Qui cum venissent ad Balaam
-18 Respondit Balaam : Si dederit mihi Balac
-20 Venit ergo Deus ad Balaam nocte
-21 Surrexit Balaam mane, et strata asina
-22 Stetitque Angelus Domini in via contra Balaam
-23 Quam cum verberaret Balaam
-29 Respondit Balaam : Quia commeruisti,
-31 Protinus aperuit Dominus oculos Balaam
-34 Dixit Balaam : Peccavi, nesciens
-37 Dixitque ad Balaam : Misi nuntios
-40 Misit ad Balac... munera
23- 1 Dixitque Balaam ad Balac : Ædifica
- 3 Dixitque Balaam ad Balac : Sta paulisper
- 4 Locutusque ad eum Balaam : Septem,
-11 Dixitque Balac ad Balaam : Quid est hoc
-25 Dixitque Balac ad Balaam : Nec maledicas
-29 Dixit ei Balaam : Ædifica mihi hic septem
-30 Fecit Balac ut Balaam dixerat
24- 1 Cumque vidisset Balaam quod placeret
- 3 Dixit Balaam filius Beor : Dixit homo
-10 Iratusque Balac contra Balaam
-12 Respondit Balaam ad Balac
-15 Balaam filii Beor : Dixit homo,
-25 Surrexitque Balaam et reversus est
31- 8 Balaam quoque filium Beor interfecerunt
-16 Quæ deceperunt... ad suggestionem Balaam
Deut. 23- 4 Quia conduxerunt contra te Balaam
- 5 Noluit Dominus Deus tuus audire Balaam
Josue. 13-22 Et Balaam filium Beor ariolum interfecerunt
24- 9 Misitque et vocavit Balaam filium
2 Esdr. 13- 2 Conduxerint adversum eos Balaam ad maledicendum eis
Mich. 6- 5 Quid responderit Balaam filius Beor
2 Petr. 2-15 Secuti viam Balaam ex Bosor
Judæ. -11 Errore Balaam mercede effusi sunt
Apoc. 2-14 Tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac

BALAAM.

Civitas dimidiæ tribui Manasse ad Occidentem Jordanis, quæ fuit Levitis concessa.

1 Par. 6-70 Balaam et suburbana ejus

BALAAN.

Filius primogenitus Eser, e stirpe Esaü.

Gen. 36-27 Filii Eser, Balaan, et Zavan
1 Par. 1-42 Balaan, et Zavan, et Jacan.

BALAATH.

Tres fuere istius nominis civitates : nempe alia in tribu Juda; alia in tribu Dan; altera vero in tribu Simeon.

Josue. 19-44 Elthece, Gebbethon et Balaath
2 Par. 8- 6 Balaath etiam et omnes urbes

BALAC.

Anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470. Filius Sephor, rex Moabitarum, qui cum audisset Israelitas ab egressu Ægypti omnes populos in via delevisse et jam appropinquasse, timuit ne et ipse cum sua gente deleretur, misit ad Balaam ariolum ut veniret et Israelitis malediceret : venit Balaam invito Domino, et cum in via Angelus aperuisset os asinæ ejus quæ locuta est et cum ariolo sermocinata est, tandem Angelus et ipsi ariolo oculos et sensum aperuit. Jussit illi Deus ut, nedum malediceret, econtra benediceret populum suum. Balac ob lætum adventum Balaam instituit festa, sacrificia et convivia, indeque munera et partes misit Balaam, suisque principibus, qui illum comitati fuerant. Duxit ariolum in monte et prospiciens castra Israel exclamavit Balaam: Quam pulchra tabernacula tua, Jacob, et tentoria tua, Israël... Orietur Stella ex Jacob et consurget virga de Israël; *his verbis annuntians Salvatorem mundi. Quod cum audisset Balac, noluit ultra illum audire, sed unusquisque abiit in locum suum. Antequam vero discederent perversum dederat consilium Balaam, et fornicati sunt filii Israel cum filiabus Moab in Settim.*

Num. 22- 2 Videns autem Balac filius Sephor omnia
- 7 Cumque... narrassent ei omnia verba Balac
-10 Balac, filius Sephor, rex Moabitarum, misit ad me
-14 Reversi principes dixerunt ad Balac
-16 Sic dixit Balac filius Sephor : Ne cuncteris
-18 Si dederit mihi Balac plenam domum suam
-36 Quod cum audisset Balac, egressus est in occasum ejus
-40 Cumque occidisset Balac boves et oves
23- 1 Dixitque Balaam ad Balac : Ædifica mihi
- 3 Dixitque Balaam ad Balac : Sta paulisper
- 5 Revertere ad Balac et hæc loqueris
- 6 Reversus invenit stantem Balac
- 7 De Aram adduxit me Balac rex Moabit.
-11 Dixitque Balac ad Baalam : Quid est hoc
-13 Dixit ergo Balac : Veni mecum
-15 Dixit ad Balac : Sta hic juxta holoc.
-16 Revertere ad Balac et hæc loqueris ei
-17 Ad quem Balac : Quid, inquit, locutus est Dominus
-18 Sta, Balac, et ausculta, audi, fili Sephor
-25 Dixitque Balac ad eum : Veni et ducam te
-30 Fecit Balac ut Balaam dixerat
24-10 Iratusque Balac contra Balaam
-12 Respondit Balaam ad Balac : Nonne nuntiis
-13 Si dederit mihi Balac plenam domum
-25 Balac quoque via qua venerat, rediit
Josue. 24- 9 Surrexit autem Balac filius Sephor rex Moab.
Judic. 11-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor
Mich. 6- 5 Quid cogitaverit Balac rex Moab.
Apoc. 2-14 Docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israel

BALADAN I.

Rex Babylonis, pater Baladan II qui misit litteras et munera ad regem Ezechiam, audiens quod ægrotasset Ezechias, anno mundi 3322, Romæ 22, ante J. Ch. 732. Ostendit Ezechias nuntiis Baladan omnem domum suam, argentum suum et aurum, vasa, unguenta et omnia quæ habere poterat in thesauris suis. Isaias autem propheta venit et prædixit Ezechiæ ob hanc vanitatem et nimiam præfidentiam fore ut omnia quæ sunt in domo regis auferrentur et non remaneret quidquam : quod reipsa evenit regnante Joakin in Juda.

4 Reg. 20-12 Misit Berodach Baladan, filius Baladan, rex Babyloniorum
Isai. 39- 1 Misit Merodach Baladan, filius Baladan, rex Babylonis

BALAN. *Filius Jadihel.*

1 Par. 7-10 Porro filii Jadihel : Balan. Filii autem Balan : Jehus

BALANAN.

Filius Achobor, e civitate Rohobot juxta Euphraten. Regnavit in Idumæa post Saül et fuit rex septimus hujus regionis.

Gen. 36-38 Successit in regnum Balaan filius Achobor
1 Par. 1-49 Regnavit pro eo Balanan filius Achobor
27-28 Quæ erant in campestribus Balanan Gederites

BALANS.

Tobiæ. 2-21 Cum vocem balantis vir ejus audisset

BALBI.

Isai. 32- 4 Lingua balborum velociter loquetur et plane

BALDAD.

Amicus Job. Cum audissent tres amici Job omne malum quod accidisset ei, venerunt singuli de loco suo; condixerant enim ut pariter venientes visitarent eum et consolarentur. Hi porro fuerunt Eliphaz, Baldad, et Sophar. Apud eum manserunt septem diebus non valentes loqui præ nimio dolore. Baldad erat e stirpe Abrahæ, filius Suhe. Suhitæ autem habitabant hanc regionem Arabiæ desertæ quæ spectat ad Orientem Palæstinæ.

Job. 2-11 Et Baldad Suhites et Sophar
8- 1 Respondens autem Baldad Suhites dixit
18- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit :
25- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
42- 9 Abierunt... Baldad Suhites, et Sophar

BALE.

Filius Beor et princeps in urbe Denaba Idumææ.

1 Par. 1-43 Bale filius Beor : et nomen civitatis
-44 Mortuus est autem Bale et regnavit
8- 1 Benjamin autem genuit Bale primogenitum
- 3 Fuerunt filii Bale : Addar, et Gera

BALISTÆ.

1 Mac. 6-20 Fecerunt balistas, et machinas
-51 Et statuit illic balistas et machinas

BALOTH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-24 Ziph, et Telem, et Baloth
3 Reg. 4-16 Baana filius Husi, in Aser et in Baloth

BALSAMUM.

Eccli. 24-20 Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans
-21 Quasi balsamum non mistum odor meus
Ezech. 27-17 Balsamum, et mel, et oleum.. proposuerunt

BALTASSAR I.

Ipse est Evilmerodach. Anno mundi 3472, Romæ 172, ante J. Ch. 582. Filius Nabuchodonosor Magni, pro patre suo nondum mortuo ad biennium regnavit. Illo regnante Judæi in Media captivi miserunt librum Baruch ad eos qui remanserant in Jerusalem et eos hortati sunt ut Deo preces funderent pro salute regis Nabuchodonosor filiique sui Baltassar, anno mundi 3495, Romæ 195, ante J. Ch. 559. Nabuchodonosor mortuo, Baltassar pro eo regnavit tribus et viginti annis; egredi jussit e carcere Jechoniam (anno captivitatis trigesimo septimo) et successorem habuit filium qui et Baltassar fuit nominatus.— BALTASSAR II. Anno mundi 3498, Romæ 198, ante J. Ch. 556. Filius Evilmerodach, filii Nabuchodonosor Magni. Anno regni sui tertio fecit grande convivium et cum esset jam temulentus, jussit ut afferrentur vasa aurea et argentea templi Jerusalem quæ asportaverat Nabuchodonosor, ut biberent in eis rex et optimates uxoresque et concubinæ. Bibebant et laudabant deos suos et eadem hora apparuerunt digiti, quasi manus hominis scribentis contra candelabrum in superficie parietis. Daniel accersitus interpretatus est scripturam quæ digesta erat : Mane, Thecel, Phares. Eadem nocte interfectus est Baltassar rex Chaldæus; et Darius Medus successit in regnum annos natus sexaginta duos.

Baruc. 1-11 Orate... pro vita Baltassar filii ejus
-12 Ut vivamus... sub umbra Baltassar filii ejus
Dan. 5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium
- 9 Unde rex Baltassar satis conturbatus
-22 Tu quoque filius ejus Baltassar, non humiliasti
-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex Chaldæus
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis
8- 1 Anno tertio regni Baltassar regis

BALTASSAR III.

Hoc cognomine fuit appellatus Daniel in aula regia Nabuchodonosor.

Dan. 1- 7 Imposuit... nomina, Danieli, Baltassar
2-26 Dixit Danieli cujus nomen erat Baltassar
4- 5 Cui nomen Baltassar secundum nomen dei
- 6 Baltassar princeps ariolorum,
-15 Tu ergo, Baltassar, interpretationem narra
-16 Tunc Daniel, cujus nomen Baltassar
Ait : Baltassar, somnium et interpretatio
Respondit Baltassar, et dixit : Domine mi
5-12 In Daniele, cui rex posuit nomen Baltassar
10- 1 Revelatum est Danieli cognomento Baltassar

BALTEUS.

Exod. 28- 4 Cidarim et balteum facient vestimenta
-39 Stringesque... et balteum operis plumarii
-40 Parabis et balteos ac tiaras
29- 5 Rationali quod constringes balteo
- 8 Indues tunicis lineis cingesque balteo
39- 5 Balteum ex eisdem coloribus
-19 Stricta ad balteum, et annulis fortius copulata
Levit. 8- 7 Accingens eum balteo et induens eum
-13 Filios... cinxit balteis, imposuitque mitras
Deut. 23-13 Gerens paxillum in balteo, cumque sederis
1 Reg. 18- 4 Dedit eam David... et usque ad balteum
2 Reg. 18-11 Ego dedissem tibi... et unum balteum
3 Reg. 2- 5 Posuit cruorem prælii in balteo suo
4 Reg. 3-21 Omnes qui accincti erant balteo desuper
Job. 12-18 Balteum regum dissolvit, et præcingit fune renes
Ezech. 23-15 Accinctos balteis renes, et tiaras tinctas

BAMOTH.

Vallis est in regione quam antea occupaverunt Moabitæ, per quam iter fecerunt Israelitæ, antequam adorirentur Chananæos.

Num. 21-19 De Nahaliel in Bamoth
-20 De Bamoth, vallis est in regione Moab

BAMOTHBAAL. *Urbs de tribu Simeon.*

Josue. 13-17 Dibon quoque et Bamothbaal

BANA. *Filius Ahilud.*

3 Reg. 4-12 Bana filius Ahilud regebat Thanac

BANAA. *Filius Mosa et pater Respha.*

1 Par. 8-37 Et Mosa genuit Banaa
9-43 Mosa vero genuit Banaa

BANAIAS I.

Filius Joïadæ, princeps custodum David. Cethæos et Phelethæos regebat. Tam magna erat fortitudine præditus ut duo interfecerit leones in regione Moab, et tertium leonem percusserit in media cisterna in diebus nivis. Interfecit quoque virum Ægyptium, dignum spectaculo propter proceritatem corporis et arma quæ tenebat. Idem Banaias a Salomone jussus est interficere Joab, cui successit in principatu. Ipse nominatus est inter tres robustos qui erant inter triginta nobiliores.

2 Reg. 8-18 Banaïas autem filius Joïadæ,
20-23 Banaïas autem filius Joïadæ
23-20 Et Banaïas filius Joïadæ viri fortissimi
-22 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ
3 Reg. 1- 8 Sadoc vero sacerdos et Banaïas filius Joïadæ
-10 Nathan autem prophetam Banaïam, et robustos
-26 Banaïam filium Joïadæ... non vocavit
-32 Vocate mihi.... et Banaïam filium Joïadæ
-36 Et respondit Banaïas filius Joïadæ, regi
-38 Descendit ergo... et Banaïas filius Joïadæ
-44 Misitque cum eo... Banaïam filium Joïadæ
2-25 Misitque rex Salomon per manum Banaiæ filii Joïadæ
-29 Misitque Salomon Banaïam filium Joïadæ,
-30 Renuntiavit Banaïas regi sermonem
-34 Ascendit itaque Banaïas filius Joïadæ
-35 Et constituit rex Banaïam filium Joïadæ
4- 4 Banaïas filius Joïadæ super exercitum
1 Par. 11-22 Banaïas filius Joïadæ, viri fortissimi
-24 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ,
18-17 Banaïas quoque filius Joïadæ super legiones
27- 5 Erat Banaïas filius Joïadæ sacerdos
- 6 Ipse est Banaïas fortissimus inter triginta

BANAIAS II. *Pharathonites, inter fortissimos exercitus David nominatus.* — BANAIAS III, *de filiis Simeon.*—BANAIAS IV, *levites ordinis secundi. Unus est ex his quos David elegit ut in nablis canerent coram arca.* — BANAIAS V. *Alter est sacerdos qui tuba canebat coram arca.* — BANAIAS VI, *de filiis Asaph cantoris.* — BANAIAS VII. *Quem constituit Ezechias rex super horrea templi.* — BANAIAS VIII. *Qui duxerat uxorem alienam, quam autem dimisit, post ascensum a captivitate Babylonis. Dicitur etiam Bananias.*

2 Reg. 23-30 Banaïa Pharaonites,
1 Par. 4-36 Et Adiel, et Ismiël, et Banaïa
11-31 Banaïa Pharathonites
15-18 In secundo ordine... Ani, Eliab, et Banaïam
-20 Et Banaïas, in nablis arcana cantabant
-24 Banaïas, et Eliezer sacerd. clangebant tubis
16- 5 Eliab, et Banaïam et Obededom
- 6 Banaïam vero et Jaziel sacerdotes
27-14 Mense undecimo, Banaïas Pharathonites
-34 Post Achitophel fuit Joïada filius Banaïæ
2 Par. 20-14 Erat autem... filii Banaïæ, filii Jehiel
31-13 Et Banaïas præpositi sub manibus Choneniæ
-10 Banaïas, et Maasias, Mathanias, Bezeleel.
1 Esdr. 10-43 De filiis Nebo... Jeddu, et Joël et Banaïa.

BANAIAS IX.

Pater Pheltiæ, quem Dominus spiritu oris sui interfecit, quia cogitabat iniquitatem; quem autem luget Ezechiel, licet esset impius Pheltias, et ingemuit, timens ne quod Pheltiæ acciderat toti etiam populo eveniret.

Ezech. 11- 1 Vidi in medio... et Pheltiam filium Banaïæ
-13 Cum prophetarem, Pheltias filius Banaïæ mortuus est

BANE. *Urbs in tribu Dan.*

Josue. 19-45 Et Jud, et Bane, et Barach, et Gethremmon

BANEA.

Unus fuit qui post ascensum a captivitate Babylonis, uxorem dimisit, quia non erat de plebe Israel.

1 Esdr. 10-25 De filiis Pharos... Melchia, et Banea

BANEAS.

Fuit unus etiam de iis qui cum Zorobabele reversi a captivitate Medorum manus dederunt ut ejicerent uxores suas quas duxerant alienigenas.

1 Esdr. 10-35 Baneas et Badaïas, Chelian

BANI I. *Princeps cognationis, cujus filii a captivitate Babylonis reversi sunt sexcenti quadraginta duo, et uxores quas duxerant alienigenas ejecerunt.* — BANI II. *Fuit etiam unus ex his qui uxores dimiserunt alienigenas in captivitate sibi conjunctas.* — BANI III. *Iste silentium populo imponebat dum Esdras librum Legis legeret.* — BANI IV. *Levites qui eodem tempore, post ascensum a captivitate, novum fœdus cum Domino initum juravit et signavit.* — BANI V. *Is etiam idem cum Domino fœdus initum signavit.*

1 Esdr. 2-10 Filii Bani, sexcenti quadraginta duo
10-29 Et de filiis Bani, Mosollam, et Melluch
-34 De filiis Bani, Amram, Maaddi, et Vel
2 Esdr. 8- 7 Porro Josue et Bani et Serebia, Jamin
9- 4 Josue, et Bani, et Cedmihel, Sabania, Bonni, Sarebias, Bani
10-13 Odaïa, Bani, Baninu
-14 Ælam, Zethu, Bani,
11-22 Azzi filius Bani, filius Hasabiæ

BANINU.

Is et ipse rediit a captivitate et dimisit uxorem quam in terra duxerat aliena.

2 Esdr. 10-12 Odaïa, Bani, Baninu

BANNUI.

Princeps familiæ, quorum filii cum Zorobabele reversi sunt a captivitate Babylonis.

2 Esdr. 7-15 Filii Bannui, sexcenti quadraginta duo

BANRAMITES.

1 Par. 11-32 Azmoth Banramites, Eliaba

BAPTISMA, MUS.

2 Esdr. 4-23 Unusquisque tantum nudabatur ad baptismum
Math. 3- 7 Videns... venientes ad baptismum suum
21-25 Baptismus Joannis unde erat? e cœlo, an ex
Marc. 1- 4 Et prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem
7- 4 Baptismata calicum et urceorum
- 8 Baptismata urceorum, et calicum, et alia
10-38 Aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari
-39 Et baptismo, quo ego baptizor, baptizabimini

Josue. 14–30 Omnesque vicos Jaïr qui sunt in Basan, sexaginta oppida
–31 Urbes regni Og in Basan
17– 1 Habuitque possessionem Galaad, et Basan.
– 5 Absque terra Galaad et Basan trans Jordanem
20– 8 Et Gaulon in Basan, de tribu Manasse
21– 6 Dimidiaq. tribu Manasse in Basan, civitates
–27 Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis
22– 7 Manasse possessionem Moyses dederat in Basan
3 *Reg.* 4–13 Regione Argob quæ est in Basan
–19 Et Og regis Basan, super omnia
4 *Reg.* 10–33 Super torrentem Arnon et Galaad, et Basan
1 *Par.* 5–11 Habitaverunt in terra Basan usque Selcha
–12 Janaï autem et Saphat in Basan
–16 Et habitaverunt in Galaad et in Basan, et in viculis
–23 Possederunt terram a finibus Basan usque Baal
6–62 Et de tribu Manasse in Basan, urbes tredecim
–71 Gaulon in Basan et suburbana ejus
2 *Esdr.* 9–22 Dedisti eis... et terram Og regis Basan
Psal. 67–23 Dixit Dominus : Ex Basan convertam
134–11 Et Og regem Basan, et omnia regna Chanaan
135–20 Et Og regem Basan
Isai. 2–13 Super omnes quercus Basan
33– 9 Concussa est Basan, et Carmelus
Jerem. 22–20 In Basan da vocem tuam et clama
50–19 Pascetur Carmelum et Basan et in monte Ephraïm
Ezech. 27– 6 Quercus de Basan dolaverunt in remos
Mich. 7–14 Pascentur Basan, et Galaad juxta dies antiquos
Nahum. 1– 4 Infirmatus est Basan et Carmelus
Zach. 11– 2 Ululate quercus Basan, quoniam succisus est saltus munitus

BASCAMAN.

Urbs in tribu Gad, ubi Tryphon occidit Jonathan et filios ejus, fratrem et nepotes Judæ Machabæi.

1 *Mac.* 13–23 Et cum appropinquasset Bascaman

BASCATH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15–39 Lachaïs, et Bascath, et Eglon

BASEMATH I.

Filia Elon Hethæi, et uxor Esaü. Quadragenarius erat Esaü quando duxit uxores duas, Judith filiam Beeri Hethæi et Basemath, filiam Elon ejusdem loci, quæ ambæ malis moribus et contumacia et quia erant idololatræ, contristabant animum Isaac et Rebeccæ. In capite 36 Geneseos vocatur Ada.

Gen. 26–34 Duxit... et Basemath, filiam Elon

BASEMATH II.

Filia Ismaël, filii Abraham et soror Nabajoth, quæ etiam tertia fuit uxor Esaü.

Gen. 36– 3 Basemath quoque filiam Ismaël, sororem Nabajoth
– 4 Basemath genuit Rahuel
–10 Rahuel quoque filius Basemath uxoris ejus.
–17 Isti filii Basemath uxoris Esaü

BASEMATH III.

Filia Salomonis, quam habuit in conjugio Achimaas qui erat de tribu Nephthali.

3 *Reg.* 4–15 Habebat Basemath filiam Salomonis in conjugio

BASILICA.

2 *Par.* 4– 9 Fecit etiam... basilicam grandem.
Et ostia in basilica, quæ texit ære
6–13 Posuerat eam in medio basilicæ
Esth. 5– 1 Stetit in atrio... contra basilicam regis

BASILISCUS.

Psal. 90–13 Super aspidem et basiliscum ambulabis

BASIS.

Exod. 26–19 Quibus quadraginta bases argenteas fundes, ut binæ bases singulis tabulis per duos angulos subjiciantur
–21 Quadraginta habentes bases argenteas
Binæ bases in singulis tabulis supponentur
–25 Bases earum argenteæ sedecim
Duabus basibus per unam tabulam supputatis
–32 Habebunt capita aurea, sed bases argenteas
–37 Quorum erunt capita aurea, et bases æneæ
27–10 Columnas viginti cum basibus totidem æneis
Exod. 27–11 Bases æneæ ejusdem numeri
–12 Columnæ decem, basesque totidem
–14 Columnæque tres et bases totidem
–15 Columnæ tres, et bases totidem
–16 Columnas habebit quatuor, cum basibus totidem
–17 Capitibus argenteis, et basibus æneis
–18 Habebit bases æneas
29–12 Sanguinem fundes juxta basim ejus
30–18 Facies et labrum æneum cum basi sua
31– 9 Omnia vasa eorum, labrum cum basi sua
35–11 Tabulata cum vectibus, paxillos, et bases
–16 Labrum et basim ejus
–17 Cortinas atrii cum columnis, et basibus
36–24 Cum quadraginta basibus argenteis
Duæ bases sub una tabula ponebantur
–26 Cum quadraginta basibus argenteis
Duas bases per singulas tabulas.
–30 Haberent bases argenteas sedecim
Binas scilicet bases sub singulis tabulis
–34 Fusis basibus earum argenteis
–36 Fusis basibus earum argenteis
–38 Basesque earum fudit æneas
38– 8 Fecit et labrum æneum cum basi sua
–10 Columnæ æneæ viginti cum basibus suis
–11 Basesque et capita columnarum
–12 Columnæ decem cum basibus suis æneæ
–14 Columnarum trium cum basibus suis
–15 Columnæque tres et bases totidem
–17 Bases columnarum fuere æneæ
–19 Columnæ a. in ingressu fuere quatuor cum basibus
–26 Ex quibus conflatæ sunt bases Sanctuarii
–27 Centum bases factæ sunt de talentis centum
–30 Ex quibus fusæ sunt bases in introitu
–31 Bases atrii tam in circuitu quam in ingressu
39–32 Obtulerunt... columnas ac bases
–39 Labrum cum basi sua
Et columnas cum basibus suis
40–11 (Unges)... labrum cum basi sua
–16 Posuit tabulas ac bases et vectes
Levit. 4– 7 Sanguinem fundet in basim altaris holoc.
–18 Sanguinem fundet juxta basim altaris
–30 Reliquum fundet ad basim ejus
–34 Reliquum fundet ad basim ejus
8–11 Labrumque cum basi sua sanctificavit oleo
9– 9 Fudit residuum ad basim ejus
Num. 3–36 Columnæ, ac bases earum et omnia
–37 Columnæque atrii... cum basibus suis
4–31 Portabunt... columnas, ac bases earum
–32 Columnas quoque atrii... cum basibus
3 *Reg.* 7–27 Fecit decem bases æneas, quatuor cubitorum longitudinis bases singulas
–28 Ipsum opus basium interrassile erat
–30 Quatuor rotæ per bases singulas
–32 Quæ per quatuor angulos basis erant, cohærebant sibi subter basim.
–34 Humeruli illi quatuor per singulos angulos basis unius, ex ipsa basi fusiles et conjuncti erant
–35 In summitate autem basis erat quædam rotunditas
–37 In hunc modum fecit decem bases
–38 Id est, decem bases posuit
–39 Et constituit decem bases
–43 Et bases decem, et luteres decem super bases
4 *Reg.* 16–17 Tulit autem rex Achaz cælatas bases, et luterem
25–13 Et bases, et mare æreum quod erat in domo
–16 Et bases quas fecerat Salomon in templo
2 *Par.* 4–14 Bases etiam fecit, et conchas quas superposuit basibus
6–13 Siquidem fecerat basim æneam
1 *Esdr.* 3– 3 Collocaverunt a. altare Dei super bases suas
Job. 38– 6 Super quos bases illius solidatæ sunt?
Cant. 5–15 Quæ fundatæ sunt super bases aureas
Eccli. 6–30 Et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriæ
26–23 Columnæ aureæ super bases argenteas
Jerem. 27–19 Ad mare, et ad bases, et ad reliqua vasorum
52–17 Et bases, et mare æneum... confregerunt
–20 Qui erant sub basibus, quas fecerat rex Salomon
Zach. 5–11 Ponatur ibi super basim suam
Act. 3– 7 Consolidatæ sunt bases ejus, et plantæ

BATHUEL.

Octavus ultimusque filius Nachor et Melcæ, nepos Abrahæ, pater Laban et Rebeccæ quam duxit Isaac.

Gen. 22–23 Ac Bathuel, de quo nata est Rebecca
24–15 Ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel
–24 Filia sum Bathuelis filii Melchæ,
–47 Filia Bathuelis sum, filii Nachor
–50 Responderuntque Laban, et Bathuel
Gen. 25–20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelis
28– 2 Ad domum Bathuel patris, matris tuæ
– 5 Ad Laban filium Bathuel Syri

BATHUEL. *Urbs in tribu Simeon.*

1 *Par.* 4–30 Et in Bathuel et in Horma et in Siceleg

BATHURIM. *Patria Semeï.*

3 *Reg.* 2– 8 Semeï filium Gera f. Jemini de Bathurim

BATILLA.

Num. 4–14 Tridentes, uncinos, et batilla

BATUS.

3 *Reg.* 7–26 Duo millia batos capiebat
–38 Quadraginta batos capiebat luter unus
1 *Esdr.* 7–22 Usque ad vini batos centum
Et usque ad batos olei centum
Ezech. 45–10 Et batus justus erit vobis
–11 Ephi et batus æqualia
Ut capiat decimam partem cori batus
–14 Mensura quoque olei, batus olei decima pars
Decem bati corum faciunt
Quia decem bati implent corum

BAURAMITES.

Hi sunt incolæ Beromi.

1 *Par.* 11–32 Asmoth Bauramites

BAVAI.

Filius Henadad, princeps dimidiæ partis Ceilæ; ædificavit partem unam murorum Jerusalem.

2 *Esdr.* 3–18 Bavaï filius Henadad, princeps

BAZATHA.

Unus e septem eunuchis qui semper astabant coram Assuero. Ipse cum aliis jussus est adducere reginam Vasthi habentem in capite diadema, ut suam pulchritudinem ostenderet cunctis populis et principibus, erat enim pulchra valde; quæ renuit et ideo repudiata est.

Esth. 1–10 Præcepit Maümam et Bazatha

BAZIOTHIA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15–28 Hasersual et Bersabee et Baziothia

BDELLIUM.

Gen. 2–12 Ibi invenitur bdellium et lapis

BDELLIUS. *Adject.*

Num. 11– 7 Erat autem Man, quasi semen coriandri coloris bdellii

BEAN.

Qui sunt filii Bean obscurum est, cum hoc tantum loco eorum mentio fiat in sacris Litteris. Josephus significat esse Idumæos. Fortasse ab urbe Bean Amorrhæorum, cujus mentio, Num. 32–3, dicti sunt Beanitæ.

1 *Mac.* 5– 4 Et recordatus es malitiam filiorum Bean

BEATIFICO.

Job. 29–11 Auris audiens beatificabat me
Eccli. 25–32 Mulier quæ non beatificat virum suum
45– 8 Beatificavit illum in gloria
Isai. 9–16 Et erunt qui beatificant populum seducentes
Et qui beatificantur præcipitati.
Jacob. 5–11 Ecce beatificamus eos qui sustinuerunt

BEATITUDO.

Gen. 30–13 Dixitque Lia : Hoc pro beatitudine mea
Rom. 4– 6 Sicut et David dicit beatitudinem hominis
– 9 Beatitudo ergo hæc, in circumcisione tantum manet.
Galat. 4–15 Ubi est ergo beatitudo vestra?

BEATUS, IOR.

Gen. 30–13 Beatam quippe me dicent mulieres
Deut. 33–29 Beatus es tu, Israël : Quis similis tui, popule,
3 *Reg.* 10– 8 Beati viri tui, et beati servi tui qui stant coram te semper
2 *Par.* 9– 7 Beati viri tui et beati servi tui, qui assistunt coram te omni tempore
Tobiæ. 2–15 Nam sicut beato Job insultabant reges
13–18 Beati omnes qui diligunt te
–20 Beatus ero, si fuerint reliquiæ seminis mei
Job. 5–17 Beatus homo qui corripitur a Deo
Psal. 1– 1 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum
2–13 Beati omnes qui confidunt in Domino
31– 1 Beati quorum remissæ sunt iniquitates
– 2 Beatus cui non imputavit Dominus peccatum
32–12 Beata gens cujus est Dominus Dominus ejus
33– 9 Beatus vir qui sperat in eo

Psal. 39- 5 Beatus vir cujus nomen Domini
40- 2 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem
- 3 Et beatum faciat eum in terra
61- 5 Beatus quem elegisti et assumpsisti
83- 5 Beati qui habitant in domo tua, Domine
- 6 Beatus vir cujus est auxilium abs te
-13 Beatus homo qui sperat in te
88-16 Beatus populus qui scit jubilationem
93-12 Beatus homo quem tu erudieris, Domine
105- 3 Beati qui custodiunt judicium et faciunt justitiam
111- 1 Beatus vir qui timet Dominum
118- 1 Beati immaculati in via
- 2 Beati qui scrutantur testimonia ejus
126- 5 Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis
127- 1 Beati omnes qui timent Dominum
- 2 Beatus es, et bene tibi erit
136- 8 Beatus qui retribuet tibi retributionem tuam
- 9 Beatus qui tenebit, et allidet parvulos tuos ad petram
143-15 Beatum dixerunt populum, cui hæc sunt
Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus
145- 5 Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus
Prov. 3-13 Beatus homo qui invenit sapientiam
-18 Et qui tenuerit eam, beatus
8-32 Beati qui custodiunt vias meas
-34 Beatus homo qui audit me
14-21 Qui autem miseretur pauperis beatus erit
16-20 Qui sperat in Domino beatus est
20- 7 Beatos post se filios derelinquet
28-14 Beatus homo qui semper est pavidus
29-18 Qui vero custodit legem, beatus est
31-28 Surrexerunt filii ejus et beatissimam prædicaverunt
Eccle. 10-17 Beata terra, cujus rex nobilis est
Cant. 6- 8 Viderunt eam filiæ, et beatissimam prædicaverunt
Eccli. 14- 1 Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore suo
-22 Beatus vir, qui in sapientia morabitur
25-11 Beatus qui habitat cum muliere sensata
-12 Beatus, qui invenit amicum verum
-15 Beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei
26- 1 Mulieris bonæ beatus vir
28-23 Beatus qui tectus est a lingua nequam
31- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula
34-17 Timentis Dominum beata est anima ejus
48-11 Beati sunt, qui te viderunt
50-30 Beatus, qui in istis versatur bonis
Isai. 3-12 Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt
30-18 Beati omnes qui expectant eum
32-20 Beati qui seminatis super omnes aquas
56- 2 Beatus vir qui facit hoc
Baruc. 4- 4 Beati sumus, Israël; quia quæ Deo placent,
Dan. 12-12 Beatus qui expectat, et pervenit usque ad dies
Malac. 3-12 Et beatos vos dicent omnes gentes
-15 Ergo nunc beatos dicimus arrogantes
2 *Mac.* 7-24 Affirmabat se divitem, et beatum facturum
Matth. 5- 3 Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cœlorum
- 4 Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram
- 5 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur
- 6 Beati qui esuriunt, et sitiunt justitiam
- 7 Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur
- 8 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt
- 9 Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur
-10 Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam
-11 Beati estis cum maledixerint vobis
11- 6 Beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me
13-16 Vestri autem beati oculi, quia vident
16-17 Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro
24-46 Beatus ille servus quem, cum venerit dominus
Luc. 1-45 Et beata, quæ credidisti,
-48 Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
6-20 Beati, pauperes: quia vestrum est regnum Dei
-21 Beati, qui nunc esuritis: quia saturabimini
Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis
-22 Beati eritis cum vos oderint homines
7-23 Beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me
10-23 Beati oculi qui vident quæ vos videtis

Luc. 11-27 Beatus venter qui te portavit
-28 Ille dixit: Quinimo beati qui audiunt verbum Dei
12-37 Beati servi illi, quos cum venerit dominus
-38 Beati sunt servi illi
-43 Beatus ille servus, quem cum venerit dominus
14-14 Et beatus eris, quia non habent retribuere tibi
-15 Beatus qui manducabit panem in regno Dei
23-29 Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt
Joan. 13-17 Si hæc scitis, beati eritis, si feceritis ea
20-29 Beati qui non viderunt et crediderunt
Act. 20-35 Beatius est magis dare quam accipere
26- 2 Æstimo me beatum, apud te cum sim defensurus me hodie
Rom. 4- 7 Beati quorum remissæ sunt iniquitates
- 8 Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum
14-22 Beatus, qui non judicat semetipsum in eo quod probat
1 *Cor.* 7-40 Beatior autem erit, si sic permanserit
1 *Tim.* 1-11 Quæ est secundum Evangelium gloriæ beati Dei
6-15 Quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens Rex regum
Tit. 2-13 Expectantes beatam spem et adventum gloriæ
Jacob. 1-12 Beatus vir qui suffert tentationem
-25 Factor operis, hic beatus in facto suo erit.
1 *Petr.* 3-14 Si quid patimini propter justitiam beati
4-14 Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis:
Apoc. 1- 3 Beatus qui legit, et audit verba prophetiæ
14-13 Beati mortui, qui in Domino moriuntur
16-15 Beatus, qui vigilat et custodit vestimenta
19- 9 Beati qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt
20- 6 Beatus, et sanctus qui habet partem in resurrectione
22- 7 Beatus qui custodit verba prophetiæ hujus
-14 Beati, qui lavant stolas suas in sanguine Agni

BEBAI.

Princeps cognationis, cujus filii e captivitate Babylonis ascenderunt sexcenti viginti et tres, vel et octo; quæ differentia probabilem habuit causam quod prima recensio facta sit ante profectum e Babylone, secunda vero in Jerusalem statim post reditum, et aliquot in via perierint. Bebai novum cum Domino fœdus juravit et signavit.

1 *Esdr.* 2-11 Filii Bebaï sexcenti viginti tres
8-11 De filiis Bebaï, Zacharias filius Bebaï
10-28 Et de filiis Bebaï, Johanan, Hanania
2 *Esdr.* 7-16 Filii Bebaï sexcenti viginti octo
10-15 Bonni, Azgad, Bebaï

BECBECIA.

Levites qui secundum ordinem tenebat post Asaph.

2 *Esdr.* 11-17 Becbecia secundus de fratribus ejus
12- 9 Becbecia atque Hanni
-25 Becbecia, Obedia, Mosallam

BECHER.

Filius Ephraim filii Joseph, filii Jacob. Princeps fuit Becheritarum.

Num. 26-35 Becher, a quo familia Becheritarum

BECHERITÆ.

Num. 26-35 Becher a quo familia Becheritarum

BECHOR.

Filius secundus Benjamin et pater Zemira.

Gen. 46-21 Bechor et Asbel et Gera et Naaman
1 *Par.* 7- 6 Bela, et Bechor et Jadiel, tres.
- 8 Porro filii Bechor: Zamira, Joas, omnes hi filii Bechor

BECORATH.

Filius Aphia, e tribu Benjamin.

1 *Reg.* 9- 1 Filii Becorath, filii Sareth

BEELMEON.

Urbs quæ est eadem ac Baalmaon, trans Jordanem, quam ædificaverunt filii Ruben. Est autem vicus usque nunc grandis juxta Baara in Arabia, ubi aquas calidas sponte humus effert, cognomento Beelmaüs distans ab Esbus millibus novem, unde et Elisæus propheta fuit.

1 *Par.* 5- 8 Usque Nebo, et Beelmeon
Ezech. 25- 9 Bethiesimoth et Beelmeon, et

BEELPHEGOR.

Quod interpretatur, Simulacrum ignominiæ. Est autem idolum, cui Moabitæ infamem reddebant cultum, super montem Phogor. Priapus est Latinorum. Filiæ Moabitarum, juxta consilium Balaam, cum venissent in castra Israelitarum in deserto Sin, vocaverunt illos ad sacrificia sua et eos initiaverunt Beelphegor, in impudicitia et idololatria; turpitudinis enim erat Deus et nuditatis. Quod ob scelus Dominus iratus est; et Moyses, jubente Deo, congregavit principes et suspendi præcepit contra solem, id est, coram sole, publice, eos qui fornicationis et idololatriæ Beelphegor erant rei. Sunt qui putant suspendi præcepisse principes et judices Israel ipsos, quia impietati illi favissent, aut, cum debuissent pro officio, non restitissent. Ibi occisi sunt viginti quatuor hominum millia.

Num. 25- 3 Initiatus est Israël Beelphegor
- 5 Qui initiati sunt Beelphegor
Deut. - 4 Qui fecit Dominus contra Beelphegor
Josue. 22-17 Quod peccastis in Beelphegor
Psal. 105-28 Et initiati sunt Beelphegor
Osee. 9-10 Ipsi autem intraverunt ad Beelphegor

BEELSEPHON.

Mons juxta mare Rubrum, quo loco siccum trajecerunt, ibique Israelitæ azima comedere cœperunt.

Exod. 14- 2 Et mare contra Beelsephon
- 9 Erant in Phihahiroth contra Beelsephon
Num. 33- 7 Quæ respicit Beelsephon

BEELTEEM.

Princeps Samaritanorum, qui ad regem Assuerum epistolam misit, ut prohiberet reædificationem templi Judæorum.

1 *Esdr.* 4- 8 Reum, Beelteem, et Samsaï scriba
- 9 Reum, Beelteem, et Samsaï scriba
-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
-23 Lectum est coram Reum Beelteem et

BEELZEBUB.

Sive Baalzebub dominus muscæ; vertitur, Deus amolliens lethales et perniciosissimas muscas, quæ incolas agri Accaronici infestabant. Ceciderat Ochozias rex Israel per cancellos cœnaculi et ægrotavit, misitque consulere Beelzebub deum Accaron, utrum vivere posset de hac infirmitate. Judæi, tempore Jesu Christi, habebant Beelzebub principem dæmoniorum et Jesum Christum dicebant ejicere dæmonia in Beelzebub principe dæmoniorum.

4 *Reg.* 1- 2 Ite, consulite Beelzebub deum Accaron
- 3 Ut eatis ad consulendum Beelzebub deum Accaron
- 6 Mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron
-16 Misisti nuntios ad consulendum Beelzebub
Matth. 10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt
12-24 Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum
-27 Si ego in Beelzebub ejicio dæmones
Marc. 3-22 Quoniam Beelzebub habet
Luc. 11-15 In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia
-18 Quia dicitis in Beelzebub me ejicere dæmonia
-19 Si autem ego in Beelzebub ejicio dæmonia

BEERA.

Anno mundi 3279, *ante J. Ch.* 775. *Princeps tribus Ruben, qui in captivitatem ductus est cum omni sua tribu a Theglathphalasar, Assyriorum rege, anno tertio regni Phaceïæ regis Israel.*

1 *Par.* 5- 6 Beera filius, quem captivum duxit

BEER, *sive* BEERI I.

Pater Judith, uxoris Esaü.

Gen. 26-34 Judith filiam Beeri Hethæi,

BEERI II.

Pater Osee prophetæ, qui habetur primus minorum Prophetarum.

Osee. 1- 1 Verbum Domini... ad Osee filium Beeri

BEER. *Nomen loci.*

Josue. 19- 8 Usque ad Baalath, Beer, Ramath contra

BEGOAI *et* BEGUAI.

Anno mundi 3516, *Romæ* 216, *ante J. Ch.* 538. *Nonus vel decimus principum populi*

Josue. 14-30 Omnesque vicos Jaïr qui sunt in Basan, sexaginta oppida
-31 Urbes regni Og in Basan
17- 1 Habuitque possessionem Galaad, et Basan.
- 5 Absque terra Galaad et Basan trans Jordanem
20- 8 Et Gaulon in Basan, de tribu Manasse
21- 6 Dimidiaq. tribu Manasse in Basan, civitates
-27 Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis
22- 7 Manasse possessionem Moyses dederat in Basan
3 *Reg.* 4-13 Regione Argob quæ est in Basan
-19 Et Og regis Basan, super omnia
4 *Reg.* 10-33 Super torrentem Arnon et Galaad, et Basan
1 *Par.* 5-11 Habitaverunt in terra Basan usque Selcha
-12 Janaï autem et Saphat in Basan
-16 Et habitaverunt in Galaad et in Basan, et in viculis
-23 Possederunt terram a finibus Basan usque Baal
6-62 Et de tribu Manasse in Basan, urbes tredecim
-71 Gaulon in Basan et suburbana ejus
2 *Esdr.* 9-22 Dedisti eis... et terram Og regis Basan
Psal. 67-23 Dixit Dominus : Ex Basan convertam
134-11 Et Og regem Basan, et omnia regna Chanaan
135-20 Et Og regem Basan
Isai. 2-13 Super omnes quercus Basan
33- 9 Concussa est Basan, et Carmelus
Jerem. 22-20 In Basan da vocem tuam et clama
50-19 Pascetur Carmelum et Basan et in monte Ephraïm
Ezech. 27- 6 Quercus de Basan dolaverunt in remos
Mich. 7-14 Pascentur Basan, et Galaad juxta dies antiquos
Nahum. 1- 4 Infirmatus est Basan et Carmelus
Zach. 11- 2 Ululate quercus Basan, quoniam succisus est saltus munitus

BASCAMAN.

Urbs in tribu Gad, ubi Tryphon occidit Jonathan et filios ejus, fratrem et nepotes Judæ Machabæi.

1 *Mac.* 13-23 Et cum appropinquasset Bascaman

BASCATH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-39 Lachaïs, et Bascath, et Eglon

BASEMATH I.

Filia Elon Hethæi, et uxor Esaü. Quadragenarius erat Esaü quando duxit uxores duas, Judith filiam Beeri Hethæi et Basemath, filiam Elon ejusdem loci, quæ ambæ malis moribus et contumacia et quia erant idololatræ, contristabant animum Isaac et Rebeccæ. In capite 36 *Geneseos vocatur Ada.*

Gen. 26-34 Duxit... et Basemath, filiam Elon

BASEMATH II.

Filia Ismaël, filii Abraham et soror Nabajoth, quæ etiam tertia fuit uxor Esaü.

Gen. 36- 3 Basemath quoque filiam Ismaël, sororem Nabajoth
- 4 Basemath genuit Rahuel
-10 Rahuel quoque filius Basemath uxoris ejus.
-17 Isti filii Basemath uxoris Esaü

BASEMATH III.

Filia Salomonis, quam habuit in conjugio Achimaas qui erat de tribu Nephthali.

3 *Reg.* 4-15 Habebat Basemath filiam Salomonis in conjugio

BASILICA.

2 *Par.* 4- 9 Fecit etiam... basilicam grandem .
Et ostia in basilica, quæ texit ære
6-13 Posuerat eam in medio basilicæ
Esth. 5- 1 Stetit in atrio... contra basilicam regis

BASILISCUS.

Psal. 90-13 Super aspidem et basiliscum ambulabis

BASIS.

Exod. 26-19 Quibus quadraginta bases argenteas fundes, ut binæ bases singulis tabulis per duos angulos subjiciantur
-21 Quadraginta habentes bases argenteas
Binæ bases in singulis tabulis supponentur
-25 Bases earum argenteæ sedecim
Duabus basibus per unam tabulam supputatis
-32 Habebunt capita aurea, sed bases argenteas
-37 Quorum erunt capita aurea, et bases æneæ
27-10 Columnas viginti cum basibus totidem æneis
Exod. 27-11 Bases æneæ ejusdem numeri
-12 Columnæ decem, basesque totidem
-14 Columnæque tres et bases totidem
-15 Columnæ tres, et bases totidem
-16 Columnas habebit quatuor, cum basibus totidem
-17 Capitibus argenteis, et basibus æneis
-18 Habebit bases æneas
29-12 Sanguinem fundes juxta basim ejus
30-18 Facies et labrum æneum cum basi sua
31- 9 Omnia vasa eorum, labrum cum basi sua
35-11 Tabulata cum vectibus, paxillos, et bases
-16 Labrum et basim ejus
-17 Cortinas atrii cum columnis, et basibus
36-24 Cum quadraginta basibus argenteis
Duæ bases sub una tabula ponebantur
-26 Cum quadraginta basibus argenteis
Duas bases per singulas tabulas.
-30 Haberent bases argenteas sedecim
Binas scilicet bases sub singulis tabulis
-34 Fusis basibus earum argenteis
-36 Fusis basibus earum argenteis
-38 Basesque earum fudit æneas
38- 8 Fecit et labrum æneum cum basi sua
-10 Columnæ æneæ viginti cum basibus suis
-11 Basesque et capita columnarum
-12 Columnæ decem cum basibus suis æneæ
-14 Columnarum trium cum basibus suis
-15 Columnæque tres et bases totidem
-17 Bases columnarum fuere æneæ
-19 Columnæ a. in ingressu fuere quatuor cum basibus
-26 Ex quibus conflatæ sunt bases Sanctuarii
-27 Centum bases factæ sunt de talentis centum
-30 Ex quibus fusæ sunt bases in introitu
-31 Bases atrii tam in circuitu quam in ingressu
39-32 Obtulerunt... columnas ac bases
-39 Labrum cum basi sua
Et columnas cum basibus suis
40-11 (*Unges*)... labrum cum basi sua
-16 Posuit tabulas ac bases et vectes
Levit. 4- 7 Sanguinem fundet in basim altaris holoc.
-18 Sanguinem fundet juxta basim altaris
-30 Reliquum fundet ad basim ejus
-34 Reliquum fundet ad basim ejus
8-11 Labrumque cum basi sua sanctificavit oleo
9- 9 Fudit residuum ad basim ejus
Num. 3-36 Columnæ, ac bases earum et omnia
-37 Columnæque atrii... cum basibus suis
4-31 Portabunt... columnas, ac bases earum
-32 Columnas quoque atrii... cum basibus
3 *Reg.* 7-27 Fecit decem bases æneas, quatuor cubitorum longitudinis bases singulas
-28 Ipsum opus basium interrassile erat
-30 Quatuor rotæ per bases singulas
-32 Quæ per quatuor angulos basis erant, cohærebant sibi subter basim.
-34 Humeruli illi quatuor per singulos angulos basis unius, ex ipsa basi fusiles et conjuncti erant
-35 In summitate autem basis erat quædam rotunditas
-37 In hunc modum fecit decem bases
-38 Id est, decem bases posuit
-39 Et constituit decem bases
-43 Et bases decem, et luteres decem super bases
4 *Reg.* 16-17 Tulit autem rex Achaz cælatas bases, et luterem
25-13 Et bases, et mare æreum quod erat in domo
-16 Et bases quas fecerat Salomon in templo
2 *Par.* 4-14 Bases etiam fecit, et conchas quas superposuit basibus
6-13 Siquidem fecerat basim æneam
1 *Esdr.* 3- 3 Collocaverunt a. altare Dei super bases suas
Job. 38- 6 Super quos bases illius solidatæ sunt?
Cant. 5-15 Quæ fundatæ sunt super bases aureas
Eccli. 6-30 Et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriæ
26-23 Columnæ aureæ super bases argenteas
Jerem. 27-19 Ad mare, et ad bases, et ad reliqua vasorum
52-17 Et bases, et mare æneum... confregerunt
-20 Qui erant sub basibus, quas fecerat rex Salomon
Zach. 5-11 Ponatur ibi super basim suam
Act. 3- 7 Consolidatæ sunt bases ejus, et plantæ

BATHUEL.

Octavus ultimusque filius Nachor et Melcuæ, nepos Abrahæ, pater Laban et Rebeccæ quam duxit Isaac.

Gen. 22-23 Ac Bathuel, de quo nata est Rebecca
24-15 Ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel
-24 Filia sum Bathuelis filii Melchæ,
-47 Filia Bathuelis sum, filii Nachor
-50 Responderuntque Laban, et Bathuel
Gen. 25-20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelis
28- 2 Ad domum Bathuel patris, matris tuæ
- 5 Ad Laban filium Bathuel Syri

BATHUEL. *Urbs in tribu Simeon.*

1 *Par.* 4-30 Et in Bathuel et in Horma et in Siceleg

BATHURIM. *Patria Semeï.*

3 *Reg.* 2- 8 Semeï filium Gera f. Jemini de Bathurim

BATILLA.

Num. 4-14 Tridentes, uncinos, et batilla

BATUS.

3 *Reg.* 7-26 Duo millia batos capiebat
-38 Quadraginta batos capiebat luter unus
1 *Esdr.* 7-22 Usque ad vini batos centum
Et usque ad batos olei centum
Ezech. 45-10 Et batus justus erit vobis
-11 Ephi et batus æqualia
Ut capiat decimam partem cori batus
-14 Mensura quoque olei, batus olei decima pars
Decem bati corum faciunt
Quia decem bati implent corum

BAURAMITES.

Hi sunt incolæ Beromi.

1 *Par.* 11-32 Asmoth Bauramites

BAVAI.

Filius Henadad, princeps dimidiæ partis Ceilæ; ædificavit partem unam murorum Jerusalem.

2 *Esdr.* 3-18 Bavaï filius Henadad, princeps

BAZATHA.

Unus e septem eunuchis qui semper astabant coram Assuero. Ipse cum aliis jussus est adducere reginam Vasthi habentem in capite diadema, ut suam pulchritudinem ostenderet cunctis populis et principibus, erat enim pulchra valde; quæ renuit et ideo repudiata est.

Esth. 1-10 Præcepit Maümam et Bazatha

BAZIOTHIA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-28 Hasersual et Bersabee et Baziothia

BDELLIUM.

Gen. 2-12 Ibi invenitur bdellium et lapis

BDELLIUS. *Adject.*

Num. 11- 7 Erat autem Man, quasi semen coriandri coloris bdellii

BEAN.

Qui sunt filii Bean obscurum est, cum hoc tantum loco eorum mentio fiat in sacris Litteris. Josephus significat esse Idumæos. Fortasse ab urbe Bean Amorrhæorum, cujus mentio, Num. 32-3, *dicti sunt Beanitæ.*

1 *Mac.* 5- 4 Et recordatus es malitiam filiorum Bean

BEATIFICO.

Job. 29-11 Auris audiens beatificabat me
Eccli. 25-32 Mulier quæ non beatificat virum suum
45- 8 Beatificavit illum in gloria
Isai. 9-16 Et erunt qui beatificant populum seducentes
Et qui beatificantur præcipitati.
Jacob. 5-11 Ecce beatificamus eos qui sustinuerunt

BEATITUDO.

Gen. 30-13 Dixitque Lia : Hoc pro beatitudine mea
Rom. 4- 6 Sicut et David dicit beatitudinem hominis
- 9 Beatitudo ergo hæc, in circumcisione tantum manet.
Galat. 4-15 Ubi est ergo beatitudo vestra?

BEATUS, IOR.

Gen. 30-13 Beatam quippe me dicent mulieres
Deut. 33-29 Beatus es tu, Israël : Quis similis tui, popule,
3 *Reg.* 10- 8 Beati viri tui, et beati servi tui qui stant coram te semper
2 *Par.* 9- 7 Beati viri tui et beati servi tui, qui assistunt coram te omni tempore
Tobiæ. 2-15 Nam sicut beato Job insultabant reges
13-18 Beati omnes qui diligunt te
-20 Beatus ero, si fuerint reliquiæ seminis mei
Job. 5-17 Beatus homo qui corripitur a Deo
Psal. 1- 1 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum
2-13 Beati omnes qui confidunt in Domino
31- 1 Beati quorum remissæ sunt iniquitates
- 2 Beatus cui non imputavit Dominus peccatum
32-12 Beata gens cujus est Dominus Dominus ejus
33- 9 Beatus vir qui sperat in eo

Psal. 39- 5 Beatus vir cujus nomen Domini
40- 2 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem
- 3 Et beatum faciat eum in terra
61- 5 Beatus quem elegisti et assumpsisti
83- 5 Beati qui habitant in domo tua, Domine
- 6 Beatus vir cujus est auxilium abs te
-13 Beatus homo qui sperat in te
88-16 Beatus populus qui scit jubilationem
93-12 Beatus homo quem tu erudieris, Domine
105- 3 Beati qui custodiunt judicium et faciunt justitiam
111- 1 Beatus vir qui timet Dominum
118- 1 Beati immaculati in via
- 2 Beati qui scrutantur testimonia ejus
126- 5 Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis
127- 1 Beati omnes qui timent Dominum
- 2 Beatus es, et bene tibi erit
136- 8 Beatus qui retribuet tibi retributionem tuam
- 9 Beatus qui tenebit, et allidet parvulos tuos ad petram
143-15 Beatum dixerunt populum, cui hæc sunt
Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus
145- 5 Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus
Prov. 3-13 Beatus homo qui invenit sapientiam
-18 Et qui tenuerit eam, beatus
8-32 Beati qui custodiunt vias meas
-34 Beatus homo qui audit me
14-21 Qui autem miseretur pauperis beatus erit
16-20 Qui sperat in Domino beatus est
20- 7 Beatos post se filios derelinquet
28-14 Beatus homo qui semper est pavidus
29-18 Qui vero custodit legem, beatus est
31-28 Surrexerunt filii ejus et beatissimam prædicaverunt
Eccle. 10-17 Beata terra, cujus rex nobilis est
Cant. 6- 8 Viderunt eam filiæ, et beatissimam prædicaverunt
Eccli. 14- 1 Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore suo
-22 Beatus vir, qui in sapientia morabitur
25-11 Beatus qui habitat cum muliere sensata
-12 Beatus, qui invenit amicum verum
-15 Beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei
26- 1 Mulieris bonæ beatus vir
28-23 Beatus qui tectus est a lingua nequam
31- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula
34-17 Timentis Dominum beata est anima ejus
48-11 Beati sunt, qui te viderunt
50-30 Beatus, qui in istis versatur bonis
Isai. 3-12 Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt
30-18 Beati omnes qui expectant eum
32-20 Beati qui seminatis super omnes aquas
56- 2 Beatus vir qui facit hoc
Baruc. 4- 4 Beati sumus, Israel; quia quæ Deo placent,
Dan. 12-12 Beatus qui expectat, et pervenit usque ad dies
Malac. 3-12 Et beatos vos dicent omnes gentes
-15 Ergo nunc beatos dicimus arrogantes
2 Mac. 7-24 Affirmabat se divitem, et beatum facturum
Matth. 5- 3 Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cœlorum
- 4 Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram
- 5 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur
- 6 Beati qui esuriunt, et sitiunt justitiam
- 7 Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur
- 8 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt
- 9 Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur
-10 Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam
-11 Beati estis cum maledixerint vobis
11- 6 Beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me
13-16 Vestri autem beati oculi, quia vident
16-17 Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro
24-46 Beatus ille servus quem, cum venerit dominus
Luc. 1-45 Et beata, quæ credidisti,
-48 Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
6-20 Beati, pauperes: quia vestrum est regnum Dei
-21 Beati, qui nunc esuritis: quia saturabimini
Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis
-22 Beati eritis cum vos oderint homines
7-23 Beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me
10-23 Beati oculi qui vident quæ vos videtis
Luc. 11-27 Beatus venter qui te portavit
-28 Ille dixit: Quinimo beati qui audiunt verbum Dei
12-37 Beati servi illi, quos cum venerit dominus
-38 Beati sunt servi illi
-43 Beatus ille servus, quem cum venerit dominus
14-14 Et beatus eris, quia non habent retribuere tibi
-15 Beatus qui manducabit panem in regno Dei
23-29 Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt
Joan. 13-17 Si hæc scitis, beati eritis, si feceritis ea
20-29 Beati qui non viderunt et crediderunt
Act. 20-35 Beatius est magis dare quam accipere
26- 2 Æstimo me beatum, apud te cum sim defensurus me hodie
Rom. 4- 7 Beati quorum remissæ sunt iniquitates
- 8 Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum
14-22 Beatus, qui non judicat semetipsum in eo quod probat
1 Cor. 7-40 Beatior autem erit, si sic permanserit
1 Tim. 1-11 Quæ est secundum Evangelium gloriæ beati Dei
6-15 Quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens Rex regum
Tit. 2-13 Expectantes beatam spem et adventum gloriæ
Jacob. 1-12 Beatus vir qui suffert tentationem
-25 Factor operis, hic beatus in facto suo erit.
1 Petr. 3-14 Si quid patimini propter justitiam beati
4-14 Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis:
Apoc. 1- 3 Beatus qui legit, et audit verba prophetiæ
14-13 Beati mortui, qui in Domino moriuntur
16-15 Beatus, qui vigilat et custodit vestimenta
19- 9 Beati qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt
20- 6 Beatus, et sanctus qui habet partem in resurrectione
22- 7 Beatus qui custodit verba prophetiæ hujus
-14 Beati, qui lavant stolas suas in sanguine Agni

BEBAI.

Princeps cognationis, cujus filii e captivitate Babylonis ascenderunt sexcenti viginti et tres, vel et octo; quæ differentia probabilem habuit causam quod prima recensio facta sit ante profectum e Babylone, secunda vero in Jerusalem statim post reditum, et aliquot in via perierint. Bebai novum cum Domino fœdus juravit et signavit.

1 Esdr. 2-11 Filii Bebaï sexcenti viginti tres
8-11 De filiis Bebaï, Zacharias filius Bebaï
10-28 Et de filiis Bebaï, Johanan, Hanania
2 Esdr. 7-16 Filii Bebaï sexcenti viginti octo
10-15 Bonni, Azgad, Bebaï

BECBECIA.

Levites qui secundum ordinem tenebat post Asaph.

2 Esdr. 11-17 Becbecia secundus de fratribus ejus
12- 9 Becbecia atque Hanni
-25 Becbecia, Obedia, Mosallam

BECHER.

Filius Ephraim filii Joseph, filii Jacob. Princeps fuit Becheritarum.

Num. 26-35 Becher, a quo familia Becheritarum

BECHERITÆ.

Num. 26-35 Becher a quo familia Becheritarum

BECHOR.

Filius secundus Benjamin et pater Zemira.

Gen. 46-21 Bechor et Asbel et Gera et Naaman
1 Par. 7- 6 Bela, et Bechor et Jadiel, tres.
- 8 Porro filii Bechor: Zamira, Joas, omnes hi filii Bechor

BECORATH.

Filius Aphia, e tribu Benjamin.

1 Reg. 9- 1 Filii Becorath, filii Sareth

BEELMEON.

Urbs quæ est eadem ac Baalmaon, trans Jordanem, quam ædificaverunt filii Ruben. Est autem vicus usque nunc grandis juxta Baara in Arabia, ubi aquas calidas sponte humus effert, cognomento Beelmaüs distans ab Esbus millibus novem, unde et Elisæus propheta fuit.

1 Par. 5- 8 Usque Nebo, et Beelmeon
Ezech. 25- 9 Bethiesimoth et Beelmeon, et

BEELPHEGOR.

Quod interpretatur, Simulacrum ignominiæ. Est autem idolum, cui Moabitæ infamem reddebant cultum, super montem Phogor. Priapus est Latinorum. Filiæ Moabitarum, juxta consilium Balaam, cum venissent in castra Israelitarum in deserto Sin, vocaverunt illos ad sacrificia sua et eos initiaverunt Beelphegor, in impudicitia et idololatria; turpitudinis enim erat Deus et nuditatis. Quod ob scelus Dominus iratus est; et Moyses, jubente Deo, congregavit principes et suspendi præcepit contra solem, id est, coram sole, publice, eos qui fornicationis et idololatriæ Beelphegor erant rei. Sunt qui putant suspendi præcepisse principes et judices Israel ipsos, quia impietati illi favissent, aut, cum debuissent pro officio, non restitissent. Ibi occisi sunt viginti quatuor hominum millia.

Num. 25- 3 Initiatus est Israel Beelphegor
- 5 Qui initiati sunt Beelphegor
Deut. - 4 Qui fecit Dominus contra Beelphegor
Josue. 22-17 Quod peccastis in Beelphegor
Psal. 105-28 Et initiati sunt Beelphegor
Osee. 9-10 Ipsi autem intraverunt ad Beelphegor

BEELSEPHON.

Mons juxta mare Rubrum, quo loco siccum trajecerunt, ibique Israelitæ azima comedere cœperunt.

Exod. 14- 2 Et mare contra Beelsephon
- 9 Erant in Phihahiroth contra Beelsephon
Num. 33- 7 Quæ respicit Beelsephon

BEELTEEM.

Princeps Samaritanorum, qui ad regem Assuerum epistolam misit, ut prohiberet reædificationem templi Judæorum.

1 Esdr. 4- 8 Reum, Beelteem, et Samsaï scriba
- 9 Reum, Beelteem, et Samsaï scriba
-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
-23 Lectum est coram Reum Beelteem et

BEELZEBUB.

Sive Baalzebub dominus muscæ; vertitur, Deus amolliens lethales et perniciosissimas muscas, quæ incolas agri Accaronici infestabant. Ceciderat Ochozias rex Israel per cancellos cœnaculi et ægrotavit, misitque consulere Beelzebub deum Accaron, utrum vivere posset de hac infirmitate. Judæi, tempore Jesu Christi, habebant Beelzebub principem dæmoniorum et Jesum Christum dicebant ejicere dæmonia in Beelzebub principe dæmoniorum.

4 Reg. 1- 2 Ite, consulite Beelzebub deum Accaron
- 3 Ut eatis ad consulendum Beelzebub deum Accaron
- 6 Mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron
-16 Misisti nuntios ad consulendum Beelzebub
Matth. 10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt
12-24 Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum
-27 Si ego in Beelzebub ejicio dæmones
Marc. 3-22 Quoniam Beelzebub habet
Luc. 11-15 In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia
-18 Quia dicitis in Beelzebub me ejicere dæmonia
-19 Si autem ego in Beelzebub ejicio dæmonia

BEERA.

Anno mundi 3279, ante J. Ch. 775. Princeps tribus Ruben, qui in captivitatem ductus est cum omni sua tribu a Theglathphalasar, Assyriorum rege, anno tertio regni Phaceiæ regis Israel.

1 Par. 5- 6 Beera filius, quem captivum duxit

BEER, *sive* BEERI I.

Pater Judith, uxoris Esaü.

Gen. 26-34 Judith filiam Beeri Hethæi,

BEERI II.

Pater Osee prophetæ, qui habetur primus minorum Prophetarum.

Osee. 1- 1 Verbum Domini... ad Osee filium Beeri

BEER. *Nomen loci.*

Josue. 19- 8 Usque ad Baalath, Beer, Ramath contra

BEGOAI *et* BEGUAI.

Anno mundi 3516, Romæ 216, ante J. Ch. 538. Nonus vel decimus principum populi

Israel, qui ascenderunt a captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2– 2 Qui venerunt cum Zorobabel... Beguaï
-14 Filii Beguaï, duo millia quinquaginta sex
2 *Esdr.* 7– 7 Qui venerunt cum Zorobabel... Begoaï
-19 Filii Beguaï duo millia sexaginta septem

BEGUI.

Princeps cognationis qui cum Esdra venit a captivitate Babylonis et simul cum illo septuaginta viri.

1 *Esdr.* 8–14 De filiis Begui, Uthaï et Zachur

BEHEMOTH.

Vox hebraica est, quæ animal significat et est generale nomen sub forma fœminina utrumque sexum comprehendens. Loco tamen in Job citato, unum aliquod animal peculiare designatur quod numero plurali Behemoth dicitur, quia mole corporis aut feritate pluribus bestiis par censeri potest.

Job. 40–10 Ecce Behemoth quem feci tecum,

BEL.

Rex primus Babyloniorum, cui superstitiosæ hominum mentes altaria erexerunt, cujusque statuam adoraverunt. Diffusus cultus Bel apud Tyrios et Sidonios. Idem est ac Baal vel Nemrod. Vide Baal.

Isai. 46– 1 Confractus est Bel, contritus est Nabo
Jerem. 50– 2 Capta est Babylon, confusus est Bel
51–44 Visitabo super Bel in Babylone
Baruc. 6–40 Offerunt illud ad Bel, postulantes ab eo loqui
Dan. 14– 2 Erat quoque idolum apud Babylonios nomine Bel
– 3 Dixitque ei rex : Quare non adoras Bel?
– 5 Non videtur tibi esse Bel vivens Deus
– 8 Si a. ostenderitis quoniam Bel comedat hæc, Morietur Daniel, quia blasphemavit in Bel
– 9 Erant a. sacerdotes Bel septuaginta
Et venit rex cum Daniele in templum Bel
-10 Et dixerunt sacerdotes Bel : Ecce nos egred.
-11 Nisi inveneris omnia comesta a Bel,
-13 Egressi sunt illi, rex posuit cibos ante Bel
-17 Magnus es, Bel, et non est apud te dolus
-21 Et tradidit Bel in potestatem Danielis
-27 Bel destruxit, draconem interfecit

BELA I.

Rex Idumæorum, qui regnabat in Denaba, regni Edom metropoli, in parte Orientali Idumææ. Filius erat Beor, regis Edom, cui successit.

Gen. 36–32 Bela filius Beor, nomenque urbis ejus Denaba

BELA II.

Filius Benjamin et princeps Belaïtarum.

Gen. 46–21 Filii Benjamin : Bela et Bechor et Asbel
Num. 26–38 Bela, a quo familia Belaïtarum
-40 Filii Bela : Hered, et Noëman
1 *Par.* 7– 6 Filii Benjamin : Bela et Bechor et Jadiel
– 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi et Oziel

BELAITÆ.

Num. 26–36 Bela, a quo familia Belaïtarum

BELGA I.

Sacerdos e stirpe Eleazari. In divisione quam fecit David in familiis sacerdotalibus, ut sacerdotio fungerentur, sors decima quinta exivit Belga.

1 *Par.* 24–14 Decima quinta (*exivit sors*) Belga.

BELGA II.

Sacerdos et princeps familiæ sacerdotalis, qui cum Zorobabel venit a captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 12–18 Belgæ, Sammua : Semaïæ, Jonathan

BELGAI.

Unus e familia sacerdotali qui post reditum a captivitate Babylonis, fœdus novum cum Domino initum signavit.

2 *Esdr.* 10– 8 Maazia, Belgaï, Semela

BELIAL.

Filii Belial sunt homines impii, facinorosi, diabolici, quasi viri absque jugo. Dicti sunt filii Belial, Gabaitæ qui uxore Levitæ abusi sunt. Ebriosi quoque vocantur filii Belial sicut videre in historia Heli, cui respondit Anna mater Samuelis se non esse unam de filiabus Belial. Vocantur et filii Belial homines prævaricatores, exleges, qui sicut filii Heli, Ophni et Phinees, prævaricabantur et alios ducebant ad prævaricationem. Denique aliquando sumitur Belial in Scripturis pro diabolo, juxta quod dicit sanctus Paulus; Quæ conventio Christi ad Belial.

Deut. 13–13 Egressi sunt filii Belial de medio tui
Judic. 19–22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial
1 *Reg.* 1–16 Ne reputes ancillam quasi unam de filiabus Belial
2–12 Porro filii Heli, filii Belial, nescientes Dominum
10–27 Filii vero Belial dixerunt : Num salvare
25–17 Et ipse est filius Belial, ita ut nemo possit ei loqui
2 *Reg.* 16– 7 Egredere vir sanguinum, et vir Belial,
20– 1 Accidit quoque ut ibi esset vir Belial, nomine Seba
22– 5 Torrentes Belial terruerunt me
3 *Reg.* 21–10 Summittite duos viros filios Belial
2 *Par.* 13– 7 Congregatiq. sunt ad eum viri vanissimi, et filii Belial
Nahum. 1–15 Non adjiciet ultra, ut pertranseat in te Belial.
2 *Cor.* 6–15 Quæ autem conventio Christi ad Belial

BELLATOR.

Num. 32–21 Et omnis vir bellator armatus Jordanem transeat
Deut. 2–14 Donec consumeretur omnis generatio hominum bellatorum
Josue. 5– 4 Universi bellatores viri mortui sunt in deserto
6– 3 Circuite urbem cuncti bellatores
8– 3 Surrexit Josue et omnis exercitus bellatorum
10– 2 Omnesque bellatores ejus fortissimi.
– 7 Omnis exercitus bellatorum cum eo
Judic. 8–10 Cæsis centum vig. millib. bellatorum
20–35 Omnes bellatores et educentes gladium
1 *Reg.* 17–33 Hic autem vir bellator est ab adolescentia sua
2 *Reg.* 10– 7 Misit Joab et omnem exercitum bellatorum
11–25 Conforta bellatores tuos adversus urbem
16– 6 Omnis autem populus et universi bellatores
17– 8 Sed pater tuus vir bellator est
3 *Reg.* 9 22 Sed erant viri bellatores, et ministri ejus
12–21 Electorum virorum bellatorum
4 *Reg.* 24–16 Omnes viros fortes, et bellatores, duxitque
25– 4 Et omnes viri bellatores nocte fugerunt
– 5 Omnes bellatores qui erant cum eo dispersi sunt
-19 Qui erat præfectus super bellatores viros
1 *Par.* 5–18 Viri bellatores, scuta portantes
12–38 Omnes isti viri bellatores expediti ad pugnandum
21– 5 De Juda... septuaginta millia bellatorum
28– 3 Eo quod sis vir bellator et sanguinem fuderis
2 *Par.* 8– 9 Ipsi e. erant viri bellatores
17–13 Viri quoque bellatores, et robusti erant
26–11 Fuit autem exercitus bellatorum ejus
28– 6 Occiditque Phacee omnes viros bellatores
-14 Dimiseruntque viri bellatores prædam
32– 6 Constituitque principes bellatorum
-21 Percussit omnem virum robustum et bellatorem
Judith. 2– 2 Vocavitque omnes... duces, et bellatores suos
7– 2 Erant autem pedites bellatorum
9– 6 Et in multitudine bellatorum
Eccli. 26–26 Vir bellator deficiens per inopiam
Isai. 3– 2 Et fortem, virum bellatorem, judicem
Jerem. 20–11 Dominus a. mecum est, quasi bellator
39– 4 Et omnes viri bellatores fugerunt
41– 3 Et viros bellatores percussit Ismahel
-11 Et omnes principes bellatorum qui erant cum eo
-13 Univ.. principes bellatorum qui erant cum eo, lætati sunt
-16 Et omnes principes bellatorum qui erant cum eo
42– 1 Et accesserunt omnes principes bellatorum
– 8 Et omnes principes bellatorum qui erant cum eo
43– 4 Et omnes principes bellatorum
– 5 Et universi principes bellatorum
47– 3 A strepitu pompæ armorum et bellatorum
50–30 Omnes viri bellatores ejus conticescent
51–32 Viri bellatores conturbati sunt
52– 7 Omnes viri bellatores ejus fugerunt
-25 Qui erat præpositus super viros bellatores
Ezech. 27–10 Erant in exercitu tuo viri bellatores
-27 Viri quoque bellatores tui, qui erant in te
39–20 De universis viris bellatoribus
Joel 2– 7 Quasi viri bellatores ascendent murum
3– 9 Ascendant omnes viri bellatores
Habac. 3–14 Maledixisti... capiti bellatorum ejus
1 *Mac.* 13–10 Congregans omnes viros bellatores

BELLICOSUS, ISSIMUS.

1 *Reg.* 16–18 Ecce vidit filium Isaï virum bellicosum
2 *Par.* 13– 3 Et haberet bellicosissimos viros

BELLICUS, A.

Judic. 18–11 Sexcenti viri accincti armis bellicis
2 *Reg.* 1–27 Quomodo... et perierunt arma bellica?
3 *Reg.* 10–25 Vestes et arma bellica, aromata
1 *Par.* 12–33 Stabant in acie instructi armis bellicis
-37 Instructi armis bellicis centum
Judith. 7– 5 Assumentes arma sua bellica
16–23 Universa vasa bellica Holofernis
Eccle. 9–18 Melior est sapientia quam arma bellica
1 *Mac.* 3– 3 Et succinxit se arma bellica sua in præliis
15– 3 Et feci naves bellicas
2 *Mac.* 8– 9 Et in bellicis rebus experientissimo

BELLIGERATORES.

1 *Mac.* 15–13 Centum vig. virorum belligeratorum
16– 4 Et elegit vig. mil. virorum belligeratorum

BELLIGERO.

Mich. 4– 3 Non discent ultra belligerare
Jacob. 4– 2 Litigatis, et belligeratis, et

BELLO.

Gen. 49– 5 Vasa iniquitatis bellantia
Deut. 3– 1 Egressus est Og... ad bellandum in Edraï
20–19 Nec potest bellantium contra te augere numerum
Josue. 11–19 Omnes enim bellando cepit
14–11 Tam ad bellandum quam ad gradiendum
Judic. 5–14 Qui exercitum ducerent ad bellandum
21–22 Non enim rapuerunt eos jure bellantium
1 *Reg.* 4– 9 Confortamini, et bellate
2 *Reg.* 11–17 Egressique viri de civitate bellabant adversum Joab.
3 *Reg.* 12–24 Neque bellabitis contra fratres vestros
22– 6 Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum, an quiescere?
1 *Par.* 22– 8 Et plurima bella bellasti
2 *Par.* 11– 1 Centum oct. millia electorum atque bellantium
17–10 Nec audebant bellare contra Josaphat
18– 5 Ad bellandum ire debemus
-14 In Ramoth Galaad ad bellandum ire debemus
Psal. 55– 3 Quoniam multi bellantes adversum me
Isai. 41–12 Homines bellantes adversum te
Jerem. 1–19 Et bellabunt adversum te, et non prævalebunt
15–20 Bellabunt adversum te, et non prævalebunt
34– 1 Et omnes populi bellabant contra Jerusalem
37– 7 Bellabunt contra civitatem hanc
38– 4 Dissolvit manus virorum bellantium
41–12 Profecti sunt ut bellarent adversum Ismahel
Zach. 10– 5 Bellabunt, quia Dominus cum eis
1 *Mac.* 3–10 Congregavit... ad bellandum contra Israël
9–30 Elegimus... et ducem ad bellandum bellum
2 *Mac.* 10–15 Judæi vero... et bellare tentabant

BELLUA.

Eccli. 43–27 Varia q. genera pecorum, et creaturæ belluarum
2 *Mac.* 4–25 Et feræ belluæ iram gerens

BELLUM.

Gen. 14– 2 Inirent bellum contra Bara, regem Sodom.
Exod. 1–10 Si ingruerit contra nos bellum
13–17 Si vidisset adversum se bella consurgere
17–16 Bellum Domini erit contra Amalec,
Levit. 26–37 Quasi bella fugientes
Num. 1–20 Procedentium ad bellum
-24 Omnes qui ad bella procederent
-26 Omnes qui poterant ad bella procederent
-28 *Idem.* 30 *idem.* 32 *idem.* 34 *idem.* 36 *idem.* 38 *idem.* 40 *idem.* 41 *idem.* 42 *idem.* 45 *idem.*
10– 9 Si exieritis ad bellum de terra vestra
21–14 Unde dicitur in libro bellorum Domini
26– 2 Cunctos qui possunt ad bella procedere
31– 4 Eligantur ex Israël qui mittantur ad bellum
-14 Centurionibus qui venerant de bello
-27 Qui pugnaverunt egressique sunt ad bellum
-28 Qui pugnaverunt et fuerunt in bello
32–27 Omnes expediti pergemus ad bellum
-29 Omnes armati ad bellum coram Domino
Deut. 20– 1 Si exieritis ad bellum contra hostes tuos

Deut. 20- 5 Ne forte moriatur in bello
- 6 Ne forte moriatur in bello
- 7 Ne forte moriatur in bello
- 9 Ad bellum cuneos præparabit
-12 Sin... et cœperit contra te bellum
24- 5 Cum acceperit homo nuper uxorem non procedet ad bellum
Judic. 1- 1 Quis... et erit dux belli
3- 1 Et omnes qui non noverant bella Chananæorum
5- 8 Nova bella elegit Deus
8-13 Revertensque de bello ante solis ortum
11-27 Indicens mihi bella non justa
20-34 Ingravatumque est bellum contra filios Benjamin
-46 Pugnatores ad bella promptissimi
1 *Reg.* 8-20 Pugnavit bella nostra pro nobis
14-52 Erat autem bellum potens adversum Philisth.
17-13 Nomina trium... qui perrexerunt ad bellum
-47 Ipsius enim est bellum et tradet vos
18- 5 Posuitque eum Saul super viros belli
-17 Tantummodo... et præliare bella Domini
19- 8 Motum est autem rursum bellum
28- 1 Ut præparentur ad bellum contra Israël
2 *Reg.* 2-17 Et ortum est bellum durum satis in die illa
11- 1 Tempore quo solent reges ad bella procedere
- 7 Quomodo administraretur bellum
-15 Ponite Uriam ex adverso belli
-19 Cum compleveris universos sermones belli
-25 Varius enim eventus est belli
19-10 Absalom autem... mortuus est in bello
21-17 Jam non egredieris nobiscum in bellum
-18 Secundum quoque bellum fuit in Gob
-19 Tertium quoque fuit bellum in Gob
-20 Quartum bellum fuit in Geth
3 *Reg.* 2- 5 Effudit sanguinem belli in pace
5- 3 Propter bella imminentia per circuitum
8-44 Si egressus fuerit populus tuus ad bella
14-30 Fuitque bellum inter Roboam et Jeroboam
15- 6 Attamen bellum fuit inter Roboam et Jeroboam
-16 Bellum autem erat inter Asa et Baasa
-32 Fuitque bellum inter Asa et Baasa
20-29 Septima autem die commissum est bellum
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
-30 Porro rex Israël... ingressus est bellum
1 *Par.* 5-22 Fuit enim bellum Domini
7- 9 Numerati sunt ad bella fortissimi
-40 Quæ apta est ad bellum, viginti sex millia
14-15 Tunc egredieris ad bellum
19- 7 Filii q. Ammon cong. venerunt ad bellum
-10 Joab intelligens bellum ex adverso
20- 1 Tempore quo solent reges ad bella procedere
- 4 Post hæc initum est bellum in Gazer
- 5 Aliud quoque bellum gestum est
- 6 Sed et aliud bellum accidit in Geth
22- 8 Plurima bella bellasti
26-27 De bellis et manubiis præliorum
2 *Par.* 6-34 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum
13- 3 Erat bellum inter Abiam et Jeroboam
- 3 Ipsi electi erant et ad bella fortissimi
-14 Judas vidit instare bellum ex adverso
14- 6 Nulla temporibus e. bella surrexerant
- 7 Donec a bellis quieta sunt omnia
15-19 Bellum vero non fuit usque ad trigesimum
16- 9 Adversum te bella consurgent
18- 3 Tecumque erimus in bello
-29 Mutatoque rex Israël habitu, venit ad bellum
22- 5 Perrexit... in bellum contra Hazaël regem
25- 8 Si putas in robore exercitus bella consistere
26-13 Qui erant apti ad bella, et pro rege... dimicabant
32- 2 Cum vidisset Ezechias... totum belli impetum verti contra
35-22 Josias... præparavit contra eum bellum
1 *Esdr.* 4-15 Bella concitantur in ea ex diebus antiquis
2 *Esdr.* 4-16 Media (*pars*) parata erat ab bellum
Judith. 3- 8 Assumpsit sibi... fortes et electos ad bellum
9-10 Qui conteris bella ab initio
16- 3 Dominus conterens bella, Dominus nomen illi
Job. 5-20 Et in bello (*eruet te*) de manu gladii
20-23 Pluat super illum bellum suum
38-23 Quæ præparavi... in diem pugnæ et belli
39-25 Dicit: Vah, procul odoratur bellum
40-27 Memento belli, nec ultra addas loqui
Psal. 17-40 Præcinxisti me virtute ad bellum
45-10 Auferens bella usque ad finem terræ
67-31 Dissipa gentes, quæ bella volunt
75- 4 Ibi confregit... scutum, gladium, et bellum
77- 9 Filii Ephrem... conversi sunt in die belli
Psal. 88-44 Non es auxiliatus ei in bello
139- 8 Obumbrasti super caput meum in die belli
143- 1 Qui docet... et digitos meos ad bellum
Prov. 20-18 Gubernaculis tractanda sunt bella
22-31 Equus paratur ad diem belli
24- 6 Quia cum dispositione initur bellum
Eccle. 3- 8 Tempus belli, et tempus pacis
8- 8 Nec sinitur quiescere ingruente bello
9-11 Vidi... nec fortium bellum,
Cant. 3- 8 Omnes... et ad bella doctissimi
Sap. 8-15 In multitudine videbor bonus, et in bello fortis
12- 9 Non quia impotens eras in bello
14-22 Sed in magno viventes inscientiæ bello
Eccli. 37-12 Cum timido de bello (*tracta*)
46- 1 Fortis in bello Jesus Nave, successum Moysi
47- 6 Dedit... tollere hominem fortem in bello
Isai. 13- 4 Dominus exercituum præcepit militiæ belli
22- 2 Nec mortui in bello
28- 6 Fortitudo revertentibus de bello ad portam
30-32 In bellis præcipuis expugnabit eos
42-25 Et effudit super eum... et forte bellum,
Jerem. 6- 4 Sanctificate super eam bellum
21- 4 Ecce ego convertam vasa belli, quæ in manibus vestris sunt
42-14 Ubi non videbimus bellum
46- 3 Præparate scutum... et procedite ad bellum
50-22 Vox belli in terra, et contritio magna
51-20 Collidis tu mihi vasa belli, et ego collidam
Baruc. 3-26 Ibi fuerunt gigantes... statura magna scientes bellum
6-14 Se autem de bello, et a latronibus non liberat
-49 Qui nec de bello se liberant
-55 Regi autem et bello non resistent
Dan. 7-21 Ecce cornu illud faciebat bellum adversus sanctos
9-26 Post finem belli statuta desolatio
11-25 Rex Austri provocabitur ad bellum
Osee. 1- 7 Non salvabo eos... in bello, et in equis,
2-18 Gladium et bellum conteram de terra
Joel. 3- 9 Sanctificate bellum, suscitate robustos
Amos. 1-14 Devorabit ædes ejus ululatu in die belli
Mich. 2- 8 Eos, qui transibant simpliciter, convertistis in bellum
Zach. 9-10 Et dissipabitur arcus belli
10- 3 Posuit eos quasi equum gloriæ suæ in bello
1 *Mac.* 1-19 Constituit bellum adversus Ptolemæum
2-38 Et intulerunt illis bellum sabbatis
-66 Et ipse aget bellum populi
3-19 Non in multitudine exercitus victoria belli
-59 Melius est nos mori in bello, quam videre mala
4-17 Quia bellum contra nos est
5-19 Et nolite bellum committere adversum gentes
-31 Vidit Judas quia cœpit bellum
Et clamor belli ascendit ad cœlum sicut tuba
-67 In die illa ceciderunt sacerdotes in bello
8- 5 Contriverunt in bello et obtinuerunt eos
-24 Quod si institerit bellum Romanis prius
-27 Si genti Judæorum prius acciderit bellum
9- 7 Bellum perurgebat eum et confractus est corde
-22 Et cætera verba bellorum Judæ,
-30 Te hodie elegimus... ducem ad bellandum bellum
-45 Ecce enim bellum ex adverso, aqua vero Jordanis
-46 Et commissum est bellum
10-71 Quia mecum est virtus bellorum
11- 4 Ostenderunt... eorum qui cæsi erant in bello tumulos
-15 Et audivit Alexander et venit ad eum in bellum
12-28 Paratus est Jonathas cum suis in bello
-44 Quid vexasti... cum bellum nobis non sit?
14- 9 Juvenes induebant se gloriam et stolas belli
16-23 Cætera sermonum Joannis et bellorum ejus
2 *Mac.* 2-14 Judas ea quæ deciderant per bellum... congregavit
10-10 Breviantes mala, quæ in bellis gesta sunt
-28 Illi autem ducem belli animum habebant
12-36 Invocavit Judas Dominum adjutorem et ducem belli fieri
14- 6 Assidæi... bella nutriunt, et seditiones movent
15- 1 Cogitavit... die sabbati committere bellum
Marc. 13- 7 Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum, ne timueritis
Luc. 14-31 Aut quis rex iturus committere bellum
1 *Cor.* 14- 8 Quis parabit se ad bellum?
Hebr. 11-34 Fortes facti sunt in bello
Jacob. 4- 1 Unde bella, et lites in vobis?
Apoc. 9- 9 Sicut vox curruum equorum multorum currentium in bellum
Apoc. 11- 7 Faciet adversum eos bellum et vincet illos
13- 7 Et datum est illi bellum facere cum sanctis

BELMA.

Mons est juxta Bethuliam. Ibi castra posuerat Holofernes, ibique mortuus et truncus ejus sepultus est; caput enim asportaverat secum Judith.

Judith. 7- 3 A loco qui dicitur Belma.

BELSAN.

Unus ex iis qui, anno mundi 3516, ante J.Ch.538, reversi sunt a Babylone in Jerusalem cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2- 2 Belsan, Mesphar,
2 *Esdr.* 7- 7 Belsan, Mespharat.

BEN.

Levites, de familia Merari, janitor templi, qui stabat coram arca in sacrificiis.

1 *Par.* 15-18 Zachariam, et Ben et Jaziet

BENABINADAB.

Id est, filius Abinadab. Præfectus erat omni regioni Nephathdor; generque erat Salomonis cujus filiam Taphneth duxerat.

3 *Reg.* 4-11 Benabinadab, cujus omnis Nephathdor,

BENADAD.

BENADAD I. *Rex Damasci, fœdus et amicitiam facit cum Asa rege Juda, eique auxilium præbet adversus Baasa regem Israel.* —BENADAD II. *Rex alius est Syriæ qui Samariam obsidiatus est.*—BENADAD III. *Qui verisimiliter præcedentis nepos est, Samariam quoque obsidiatus est. Is est cujus prædixit mortem Elisæus propheta.* — BENADAD IV. *Rex Syriæ, qui debellavit et vicit Israelitas.*

3 *Reg.* 15-18 Et misit ad Benadad filium Tabremon
-20 Acquiescens Benadad regi Asa
20- 1 Porro Benadad rex Syriæ congregavit
- 3 Ait: Hæc dicit Benadad: Argentum tuum
- 5 Hæc dicit Benadad, qui misit nos ad te
- 9 Respondit itaque nuntiis Benadad: Dicite
-12 Cum audisset Benadad verbum istud, bibebat
-15 Benadad autem bibebat temulentus in umbraculo
-17 Misit itaque Benadad, qui nuntiaverunt
-20 Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo
-26 Recensuit Benadad Syros et ascendit in Aphec
-30 Porro Benadad fugiens ingressus est civitatem
-32 Servus tuus Benadad dicit: Vivat, oro te, anima mea
-33 Atque dixerunt: Frater tuus Benadad
Egressus est ergo ad eum Benadad et levavit
4 *Reg.* 6-24 Congregavit Benadad rex Syriæ
8- 7 Benadad rex Syriæ ægrotabat
- 9 Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te
13- 3 Tradidit eos... in manu Benadad filii Hazael
-24 Regnavit Benadad filius ejus pro eo.
-25 Tulit urbes de manu Benadad filii Hazael
2 *Par.* 16- 2 Misitque ad Benadad regem Syriæ
- 4 Quo comperto Benadad misit principes
Jerem. 49-27 Devoravit mœnia Benadad
Amos. 1- 4 Devoravit domus Benadad.

BENDECAR.

Unus e duodecim præfectis quos instituerat Salomon, qui præbebant annonam regi et domui ejus, per singulos menses in anno, insuper et præfectus est Bendecar in quinque civitatibus, in Macces, et in Salebim, etc.

3 *Reg.* 4- 9 Bendecar, in Macces, et in Salecim

BENE.

Vide suo loco MELIUS *et* OPTIME.

Gen. 4- 7 Nonne si bene egeris, recipies
12-13 Ut bene sit mihi propter te et vivat
-16 Abram vero bene usi sunt propter illam
40-14 Memento mei, cum tibi bene fuerit
Exod. 1-20 Bene ergo fecit Deus obstetricibus
Levit. 5- 4 Ut vel male quid faceret, vel bene
Num. 11-18 Bene nobis erat in Ægypto
Deut. 4-40 Ut bene sit tibi, et filiis tuis post te
5-16 Et bene sit tibi in terra
-28 Bene omnia sunt locuti
-29 Ut bene sit eis, et filiis eorum in sempiternum
-33 Ut vivatis, et bene sit vobis
6- 3 Bene sit tibi et multipliceris amplius
-18 Ut bene sit tibi, et ingressus possideas terram

Deut. 6-24 Ut bene sit nobis cunctis diebus vitæ nostræ
10-13 Ego hodie præcipio tibi, ut bene sit tibi
12-25 Ut bene sit tibi et filiis tuis post te
-28 Observa et audi... ut bene sit tibi et filiis
15-16 Bene sibi apud te esse sentiat
18-17 Bene omnia sunt locuti
19-13 Ut bene sit tibi
22- 7 Ut bene sit tibi, ut longo vivas tempore
28-63 Dominus, etc., bene vobis faciens
Judic. 9-16 Et bene egistis cum Jerobaal
Ruth. 3- 2 Providebo ut bene sit tibi
-13 Bene res acta est
1 *Reg.* 16-17 Providete ergo mihi aliquid bene
20- 7 Si dixerit bene ; pax erit servo tuo
3 *Reg.* 2-18 Bene, ego loquar pro te regi
8-18 Bene fecisti hoc ipsum mente
21- 7 Et bene regis regnum Israël
25-24 Et benedixerit vobis
2 *Par.* 6- 8 Bene quidem fecisti
Tobiæ. 4-23 Omni peccato, et fecerimus bene
5-21 Bene ambuletis, et sit Deus in itinere vestro
-27 Et bene disponat omnia, quæ circa eum
Judith. 10-16 Bene tibi faciet et eris gratissima
Job. 24-21 Et viduæ bene non fecit
Psal. 32- 3 Bene psallite et in vociferatione
35- 4 Noluit intelligere, ut bene ageret
91-15 Et bene patientes erunt.
117-25 Salvum me fac, o Domine, bene prosperare
127- 2 Beatus es, et bene tibi erit
150- 5 Laudate eum in cymbalis bene sonantibus
Prov. 11-27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona
30-29 Tria sunt, quæ bene gradiuntur
Eccl. 3-12 Cognovi... et facere bene in vita sua
Sap. 3- 5 In paucis vexati, in multis bene disponentur
5-22 Tanquam a bene curvato arcu nubium exterminabuntur
11- 6 Per quæ enim illis deessent, bene cum illis actum est
-14 Cum e. audirent per sua tormenta bene secum agi
16- 2 Pro quibus tormentis bene disposuisti
Eccli. 1-13 Timenti Dominum bene erit in extremis
-19 Timenti Dominum bene erit.
12- 3 Non est enim ei bene qui assiduus est in malis
14- 7 Si bene fecerit, ignoranter, et non volens facit
-11 Fili, si habes, bene fac tecum
25- 2 Vir et mulier sibi bene consentientes
41-20 Non omnia omnibus bene placent in fide
Isai. 3-10 Dicite justo quoniam bene
23-16 Bene cane, frequenta canticum, ut memoria sit tui
41-23 Bene quoque aut male, si potestis, facite
Jerem 1-12 Et dixit Dominus ad me : Bene vidisti.
4-22 Bene autem facere nescierunt
7- 5 Quoniam si bene direxeritis vias vestras
-23 Ambulate in omni via quam mandavi vobis ut bene sit vobis
10- 5 Quia nec male possunt facere nec bene
12- 1 Bene est omnibus qui prævaricantur et inique agunt
22-15 Fecit judicium et justitiam tunc cum bene erat ei ?
32-39 Et bene sit eis, et filiis eorum post eos
-41 Et lætabor super eis cum bene eis fecero
38-20 Et bene tibi erit, et vivet anima tua
40- 9 Servite regi Babylonis et bene erit vobis
42- 6 Ut bene sit nobis cum audierimus vocem
44-17 Et bene nobis erat malumque non vidimus
Dan. 3- 30 Nec fecimus sicut præceperas nobis ut nobis bene esset
Osee. 2- 7 Quia bene mihi erat tunc magis quam nunc
Jonæ. 4- 4 Putas-ne bene irasceris tu
- 9 Putas-ne bene irasceris tu super hedera
Et dixit : Bene irascor ego usque ad mortem
Soph. 1-12 Non faciet bene Dominus et non faciet male
1 *Mac.* 5-56 Audivit Josephus... res bene gestas
8-23 Bene sit Romanis, et genti Judæorum
12-18 Et nunc bene facietis respondentes nobis ad hæc
-22 Bene facitis scribentes nobis de pace vestra
2 *Mac.* 2-16 Bene ergo facietis, si egeritis hos dies
9-19 Bene valere, et esse felices
-20 Si bene valetis, et filii vestri.. agimus gratias
11-21 Bene valete
-26 Bene igitur feceris, si miseris ad eos
-28 Sed et ipsi bene valemus
-38 Bene valete
12-30 Quod bene ab eis haberentur
-43 Bene et religiose de resurrectione cogitans
14-37 Vir amator civitatis, et bene audiens
15-39 Et siquidem bene, ut ei historiæ competit
Matth. 12-18 Dilectus meus, in quo bene complacuit animæ meæ
15- 7 Hypocritæ, bene prophetavit de vobis Isaïas
Matth. 17- 5 In quo mihi bene complacui : Ipsum audite
Marc. 7- 6 Bene prophetavit Isaïas de vobis hypocritis
- 9 Bene irritum facitis præceptum Dei
-37 Dicentes : Bene omnia fecit, et surdos fecit audire
12-28 Videns quoniam bene illis responderit
-32 Et ait illi Scriba : Bene Magister, in veritate dixisti
16-18 Super ægros manus imponent, et bene habebunt
Luc. 20-39 Dixerunt ei : Magister, bene dixisti
Joan. 4-17 Dicit ei Jesus : Bene dixisti, quia non habeo virum
8-48 Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu
13-13 Et bene dicitis : Sum etenim
18-23 Si autem bene, quid me cædis :
Act. 10-33 Misi ad te, et tu bene fecisti veniendo
15-29 A quibus custodientes vos, bene agetis, valete
28-25 Quia bene Spiritus sanctus locutus est
Rom. 11-20 Bene : Propter incredulitatem fracti sunt
1 *Cor.* 7-37 Servare virginem suam, bene facit
-38 Jungit virginem suam, bene facit
14-17 Nam tu quidem bene gratias agis
Galat. 4-17 Æmulantur vos non bene
4- 7 Currebatis bene : Quis vos impedivit
Ephes. 6- 3 Ut bene sit tibi et sis longævus super terram
Philip. 4-14 Verumtamen bene fecistis, communicantes
1 *Tim.* 3- 4 Suæ domui bene præpositum,
-12 Qui filiis suis bene præsint, et suis domibus
-13 Qui enim bene ministraverint, gradum bonum acquirent
4-17 Qui bene præsunt presbyteri, duplici honore dignati sunt
6-18 Bene agere, divites fieri in bonis operibus
Tit. 2- 3 Non multo vino servientes, bene docentes
Hebr. 13-18 In omnibus bene volentes conversari
Jacob. 2- 3 Et dixeritis ei : Tu sede hic bene
- 8 Diliges proximum tuum sicut te ipsum : Bene facitis
-19 Tu credis quoniam unus est Deus : Bene facis
1 *Petr.* 2-20 Sed si bene facientes, patienter sustinetis :

BENEDICERE *et* BENEDICTUS, A, UM.

Gen. 1-22 Benedixitque eis dicens : Crescite
-28 Benedixitque illis Deus et ait : Crescite
2- 3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit
5- 2 Benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam
9- 1 Benedixitque Deus Noë et filiis ejus
-26 Dixitque : Benedictus Dominus Deus Sem
12- 2 Benedicam tibi et magnificabo nomen tuum, erisque benedictus
- 3 Benedicam benedicentibus tibi
In te benedicentur universæ cognationes terræ
14-19 Benedixit eis et ait : Benedictus Abram Deo excelso
-20 Et Benedictus Deus excelsus, quo protegente
17-16 Et benedicam ei et ex illa dabo tibi filium cui benedicturus sum
-20 Ecce benedicam ei, et augebo, et multiplicabo
18-18 Benedicendæ sunt in illo omnes nationes terræ
22-17 Benedicam tibi et multiplicabo semen tuum
-18 Et benedicentur in semine tuo omnes gentes
24- 1 Et Dominus in cunctis benedixerat ei
-27 Dicens : Benedictus Dominus Deus Domini mei
-35 Et Dominus benedixit domino meo valde
-48 Benedicens Domino Deo domini mei Abraham
25-11 Et post obitum illius benedixit Deus Isaac
26- 3 Eroque tecum et benedicam tibi
- 4 Et benedicentur in semine tuo omnes gentes
-12 Benedixitque ei Dominus
-24 Benedicam tibi et multiplicabo semen tuum
27- 4 Benedicat tibi anima mea antequam moriar
- 7 Benedicam tibi coram Domino antequam moriar
-10 Benedicat tibi priusquam moriatur
-19 Ut benedicat mihi anima tua
-23 Benedicens ergo illi.
-25 Affer mihi... ut benedicat tibi anima mea
-27 Sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus.
-29 Qui benedixerit tibi, benedictionibus repleatur
-31 Surge, pater... ut benedicat mihi anima tua
-33 Benedixique ei, et erit benedictus
-34 Benedic etiam et mihi, pater mi
-38 Mihi quoque obsecro ut benedicas.
Gen. 27-41 Oderat ergo semper... pro benedictione qua benedixerat ei pater
28- 1 Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit eum
- 3 Deus autem omnipotens benedicat tibi
- 6 Videns autem Esaü quod benedixisset pater suus Jacob
-14 Et benedicentur in te et in semine tuo cunctæ
30-27 Quia benedixerit mihi Deus propter te
-30 Benedixitque tibi Dominus ad introitum meum
31-55 Osculatus est filios et filias suas, et benedixit illis
32-26 Non dimittam te, nisi benedixeris mihi
-29 Et benedixit ei in eodem loco.
35- 9 Reversus est de Mesopotamia... benedixitq. ei
39- 5 Benedixitque Dominus domui Ægyptii
47- 7 Qui benedicens illi
-10 Et benedicto rege, egressus est foras
48- 3 Apparuit mihi in Luza... benedixitq. mihi
- 9 Adduc, inquit, eos ad me, ut benedicam illis
-15 Benedixitque Jacob filiis Joseph et ait :
-16 Angelus... benedicat pueris istis .
-20 Benedixitque eis in tempore illo dicens :
In te benedicetur Israël, atque dicetur
49-25 Omnipotens benedicet tibi benedictionibus
-28 Benedixitq. singulis, benedictionibus propriis
Exod. 12-32 Et abeuntes benedicite mihi
18-10 Et ait : Benedictus Dominus, qui liberavit
20-11 Idcirco benedixit Dominus diei sabbati
-24 Veniam ad te, et benedicam tibi.
39-43 Moyses cuncta vidit completa, benedixit eis
Levit. 9-22 Extendens manus ad populum, benedixit ei
-23 Deinceps egressi benedixerunt populo
Num. 6-23 Sic benedicetis filiis Israël, dicetis eis :
-24 Benedicat tibi Dominus et custodiat te
-27 Invocabuntque nomen et ego benedicam eis
22- 6 Novi enim quod benedictus sit cui benedixeris
-12 Neque maledicas populo; quia benedictus est
23-11 Et tu contrario benedicis eis
-20 Ad benedicendum adductus sum
-25 Nec maledicas ei, nec benedicas
24- 1 Quod placeret Domino ut benediceret Israël
- 9 Qui benedixerit tibi erit et ipse benedictus
-10 Quibus e contrario tertio benedixisti
Deut. 1-11 Benedicat vobis sicut locutus est
2- 7 Deus tuus benedixit tibi in omni opere
7-13 Benedicet fructui ventris tui
-14 Benedictus eris inter omnes populos
8-10 Benedicas Do. Deo tuo pro terra optima
10- 8 Ac benediceret in nomine illius usque in præsentem
12- 7 In quibus benedixerit vobis Dominus
14-24 Tibique benedixerit, nec potueris ad eum hæc cuncta portare
-29 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis
15- 4 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in terra
- 5 Benedicet tibi, ut pollicitus est
-10 Ut benedicat tibi Dominus
-14 Quibus Dominus Deus tuus benedixerit tibi.
-18 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis
16-15 Benedicet tibi Dominus Deus tuus in cunctis frugibus
21- 5 Benedicant in nomine ejus
23-20 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere
24-13 Ut dormiens in vestimento suo benedicat tibi
-19 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus
26-15 Benedic populo tuo Israël et terræ quam dedisti
27-12 Hi stabunt ad benedicendum populo super montem Garizim
28- 3 Benedictus tu in civitate
Et benedictus in agro
- 4 Benedictus fructus ventris tui
- 5 Benedicta horrea tua et
Benedictæ reliquiæ tuæ
- 6 Benedictus eris tu ingrediens et egrediens
- 8 Benedicetque tibi in terra, quam acceperis
-12 Benedicetque cunctis operibus manuum tuarum
29-19 Benedicat sibi in corde suo,
30- 5 Benedicens tibi, majoris numeri te esse faciet
-16 Benedicatque tibi in terra, ad quam ingredieris

Deut. 33- 1 Hæc est benedictio qua benedixit Moyses
-11 Benedic, Domine, fortitudini ejus
-20 Benedictus in latitudine Gad
-24 Aser quoque ait : Benedictus in filiis Aser
Josue. 8-33 Primum quidem benedixit populo Israel
14-13 Benedixitque ei Josue : et tradidit ei Hebron
17-14 Et benedixit mihi Dominus
22- 6 Benedixitque eis Josue, et dimisit eos
- 7 Cumq. dimitteret nos... et benedixisset eis;
24-10 Sed e contrario per illum benedixi vobis
Judic. 5- 2 Ad periculum, benedicite Domino
- 9 Obtulistis vos discrimini, benedicite Domino
-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber Cinæi
Et benedicatur in tabernaculo suo
13-24 Crevitque puer, et benedixit ei Dominus
17- 2 Cui illa respondit : Benedictus filius meus Domino
Ruth. 2- 4 Responderunt ei : Benedicat tibi Dominus
-19 Sit benedictus qui misertus est tui
-20 Cui respondit Noemi : Benedictus sit a Domino
3-10 Et ille : Benedicta, inquit, es a Domino, filia
4-14 Benedictus Dominus qui non est passus ut deficeret
1 *Reg.* 2-20 Benedixit Heli Elcanæ, et uxori ejus
9-13 Quia ipse benedicit hostiæ
15-13 Dixit ei Saül : Benedictus tu Domino,
23-21 Dixitque Saül : Benedicti vos a Domino, quia doluistis vicem meam
25-14 Ecce David misit nuntios de deserto ut benedicerent Domino nostro
-32 Benedictus Dominus Deus Israël, qui misit
Et benedictum eloquium tuum
-33 Benedicta tu, quæ prohibuisti me hodie
-39 Benedictus Dominus qui judicavit causam
26-25 Benedictus tu, fili mi David
2 *Reg.* 2- 5 Dixitque ad eos : Benedicti vos Domino,
6-11 Benedixit Dominus Obededom et omnem domum
-12 Nuntiatumque est regi David quod benedixisset Dominus Obededom
-18 Benedixit populo in nomine Domini exercituum
-20 Reversusq. est David ut benediceret domui suæ
7-29 Incipe ergo, et benedic domui servi tui
Benedictione tua benedicetur domus servi tui
13-25 Cum autem... noluisset ire, benedixit ei
14-22 Cadensque Joab... adoravit, et benedixit regi
18-28 Benedictus Dominus Deus tuus qui conclusit
19-39 Osculatus est rex Berzellaï, et benedixit ei
21- 3 Ut benedicatis hæreditati Domini
22-47 Vivit Dominus et benedictus Deus meus
3 *Reg.* 1-47 Ingressi servi regis benedixerunt Domino nostro
-48 Benedictus Dominus Deus Israël, qui dedit
2-45 Rex Salomon Benedictus et thronus David
5- 7 Benedictus Dominus Deus hodie, qui dedit David filium sapientissimum
8-14 Benedixit omni Ecclesiæ Israël
-15 Et ait Salomon : Benedictus Dominus Deus Israël
-55 Stetit ergo, et benedixit omni Ecclesiæ Israël
-56 Benedictus Dominus qui dedit requiem populo
-66 Qui benedicentes regi profecti sunt
10- 9 Sit Dominus Deus tuus benedictus
21-10 Dicant : Benedixit Deum et regem
-13 Benedixit Naboth Deum et regem
4 *Reg.* 10-15 Invenit Jonadab... et benedixit eis
1 *Par.* 4-10 Dicens : Si benedicens benedixeris mihi
13-14 Benedixit Dominus Domini ejus
16- 2 Benedixit populo in nomine Domini
-36 Benedictus Dominus Deus Israël ab æterno
-43 Et David, ut benediceret etiam Domui suæ
17-27 Et cœpisti benedicere domui servi tui
Te enim, Domine, benedicente
Benedicta erit in perpetuum
23-13 Ac benediceret nomini ejus in perpetuum
26- 5 Quia benedixit illi Dominus
29-10 Et benedixit Domino coram universa multitudine
Et ait : Benedictus es, Domine Deus Israël
-20 Benedicite Domino Deo nostro. Et benedixit omnis Ecclesia Domino Deo
2 *Par.* 2-12 Benedictus Dominus Deus Israël
6- 3 Benedixit universæ multitudini Israël
- 4 Benedictus Dominus Deus Israël
9- 8 Sit Dominus Deus tuus benedictus, qui voluit
2 *Par.* 20-26 Etenim quoniam ibi benedixerant Domino
30-27 Surrexerunt... Levitæ benedicentes populo
31- 8 Benedixerunt Domino ac populo Israel
-10 Quod benedixerit Dominus populo suo
1 *Esdr.* 7-27 Benedictus Dominus Deus patrum
2 *Esdr.* 8- 6 Et benedixit Esdras Domino Deo magno
9- 5 Surgite, benedicite Domino Deo vestro... et benedicant nomini gloriæ tuæ
11- 2 Benedixit autem populus omnibus viris
Tobiæ. 3-12 Dum compleret orationem benedicens Dominum
-13 Dixit : Benedictum est nomen tuum
-23 Sit nomen tuum, Deus Israel, benedictum
4-20 Omni tempore benedic Deum
7-17 Et post hæc epulati sunt benedicentes Deum
8- 7 Benedicant te cœli, et terræ, mareque et fontes
- 9 In qua benedicatur nomen tuum in sæcula
-16 Benedixerunt Dominum, Raguel videl. et Anna
-17 Et dixerunt : Benedicimus te, Domine Deus
-19 Fac eos, Domine, plenius benedicere te
9- 8 Et flevit Gabelus, benedixitque Deum
- 9 Et dixit : Benedicat te Deus Israël
-11 Sit semen vestrum benedictum a Deo Israël
11-17 Benedico te, Domine Deus Israël
12- 6 Tunc dixit eis occulte : Benedicite Deum cœli
-18 Ipsum benedicite, et cantate illi
-20 Vos autem benedicite Deum et narrate
-22 Tunc prostrati... in faciem, benedixerunt Deum
13- 1 Benedixit Dominum, et dixit : Magnus
-10 Benedicite Dominum omnes electi ejus
-12 Benedic Deum sæculorum
-16 Benedictique erunt qui ædificaverint te
-17 Quoniam omnes benedicentur
-19 Anima mea benedic Dominum
-23 Benedictus Dominus, qui exaltavit eam
14-11 Benedicant eum in omni tempore
Judith. 7-16 Melius enim est ut captivi benedicamus Dominum
13-22 Benedixit te Dominus in virtute sua
-23 Benedicta es tu, filia, a Domino Deo
-24 Benedictus Dominus qui, creavit cœlum et terram
-31 Benedicta tu a Deo tuo in omni tabern.
15-10 Benedixerunt eam omnes una voce
-11 Et ideo eris benedicta in æternum
Job. 1- 5 Et benedixerint Deo in cordibus suis
-10 Operibus manuum ejus benedixisti
-11 Nisi in faciem benedixerit tibi
-21 Sit nomen Domini benedictum
2- 5 Tunc videbis quod in facie benedicat tibi
- 9 Benedic Deo, et morere
31-20 Si non benedixerunt mihi latera ejus
42-12 Dominus autem benedixit novissimis Job magis quam principio
Psal. 5-13 Quoniam tu benedices justo
H. 10- 3 Et iniquus benedicitur
15- 7 Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum
17-47 Vivit Dominus, et benedictus Deus meus
25-12 In Ecclesiis benedicam te, Domine
27- 6 Benedictus Dominus, quoniam exaudivit
- 9 Et benedic hæreditati tuæ
28-11 Dominus benedicet populo suo in pace
30-22 Benedictus Dominus; quoniam mirificavit
33- 2 Benedicam Dominum in omni tempore
36-22 Quia benedicentes ei hæreditabunt terram
40-14 Benedictus Dominus Deus Israel a sæculo
44- 3 Propterea benedixit te Deus in æternum
48-19 Quia anima ejus in vita ipsius benedicetur
61- 5 Ore suo benedicebant et corde suo maledicebant
62- 5 Sic benedicam te in vita mea
64-12 Benedices coronæ anni benignitatis tuæ
65- 8 Benedicite Gentes Deum nostrum
-20 Benedictus Deus qui non amovit orationem
66- 2 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis
Benedicat nos Deus, Deus noster
- 8 Benedicat nos Deus et metuant
67-20 Benedictus Dominus die quotidie
-27 In Ecclesiis benedicite Deo Domino
-36 Dabit... fort. plebi suæ; benedictus Deus
71-15 Tota die benedicent ei
-17 Sit nomen ejus benedictum in sæcula
Et benedicentur in ipso omnes tribus terræ
-18 Benedictus Dominus Deus Israël
-19 Benedictum nomen majestatis ejus in æternum
84- 2 Benedixisti Domine terram tuam
88-53 Benedictus Dominus in æternum : Fiat, fiat.
95- 2 Et benedicite nomini ejus
102- 1 Benedic anima mea Domino
Psal. 102- 2 Benedic anima mea Domino
-20 Benedicite Domino omnes Angeli ejus
-21 Benedicite Domino omnes virtutes ejus
-22 Benedicite Domino omnia opera ejus
Benedic anima mea Domino
103- 1 Benedic anima mea Domino
-35 Benedic anima mea Domino
105-48 Benedictus Dominus Deus Israël
106-38 Et benedixit eis, et multiplicati sunt
108-28 Maledicent illi, et tu benedices
111- 2 Generatio rectorum benedicetur
112- 2 Sit nomen Domini benedictum
113-12 Benedixit domui Israël
Benedixit domui Aaron
-13 Benedixit omnibus qui timent Dominum
-15 Benedicti vos a Domino qui fecit cœlum et terram
-18 Et nos qui vivimus benedicimus
117-26 Benedictus qui venit in nomine Domini
Benediximus vobis de domo Domini
118-12 Benedictus es, Domine
123- 6 Benedictus Dominus, qui non dedit nos
127- 4 Ecce sic benedicetur homo
- 5 Benedicat tibi Dominus ex Sion
128- 8 Benediximus vobis in nomine Domini
131-15 Viduam ejus benedicens benedicam.
133- 1 Ecce nunc benedicite Dominum
- 2 Et benedicite Dominum.
- 3 Benedicat te Dominus ex Sion
134-19 Domus Israël benedicite Domino
Domus Aaron benedicite Domino
-20 Domus Levi benedicite Domino
Qui timetis Dominum benedicite Domino
-21 Benedictus Dominus ex Sion
143- 1 Benedictus Dominus Deus meus
144- 1 Et benedicam nomini tuo in sæculum
- 2 Per singulos dies benedicam tibi
-10 Et sancti tui benedicant tibi
-21 Benedicat omnis caro nomini sancto ejus
147-13 Benedixit filiis tuis in te
Prov. 3-33 Habitacula autem justorum benedicentur
5-18 Sit vena tua benedicta
11-25 Anima, quæ benedicit, impinguabitur
22- 9 Qui pronus est ad misericordiam benedicetur
27-14 Qui benedicit proximo suo voce grandi
30-11 Et quæ matri suæ non benedicit
Sap. 14- 7 Benedictum est enim lignum, per quod fit justitia
Eccli. 1-13 In die defunctionis suæ benedicetur
-19 In diebus consummationis illius benedicetur
4-14 Quo introibit, benedicet Deus
24- 4 Inter benedictos benedicetur dicens
31-28 Splendidum in panibus benedicent labia multorum
32-17 Super his omnibus benedicito Dominum
33-12 Ex ipsis benedixit, et exaltavit
34-14 In respectu illius benedicetur
39-19 Et benedicite Dominum in operibus suis
-41 Benedicite nomen Domini
43-12 Vide arcum, et benedic eum qui fecit illum
-33 Benedicentes Dominum, exaltate illum
51-17 Benedicam nomini Domini
Isai. 19-25 Cui benedixit Dominus exercituum dicens : Benedictus populus meus Ægypti
51- 2 Et benedixi ei, et multiplicavi eum
61- 9 Isti sunt semen, cui benedixit Dominus
65-16 In quo qui benedictus est super terram
Benedicetur in Deo amen
66- 3 Quasi qui benedicat idolo
Jerem. 4- 2 Benedicent eum Gentes, ipsumque laudabunt
17- 7 Benedictus vir qui confidit in Domino
20-14 Dies, in qua peperit me mater mea, non sit benedicta
31-23 Benedicat tibi Dominus, pulchritudo justitiæ
Baruc. 6-65 Neque enim regibus maledicent, neque benedicent
Ezech. 3-12 Benedicta gloria Domini de loco suo
Dan. 2-19 Et benedixit Daniel Deum cœli
-20 Et locutus ait : Sit nomen Domini benedictum
3-24 Laudantes Deum, et benedicentes Domino
-26 Benedictus es, Domine Deus patrum
-51 Benedicebant Deum in fornace, dicentes :
-52 Benedictus es, Domine Deus patrum
Et benedictum nomen gloriæ tuæ sanctum
-53 Benedictus es in templo sancto gloriæ tuæ
-54 Benedictus es in throno regni tui
-55 Benedictus es, qui intueris abyssos
-56 Benedictus es in firmamento cœli
-57 Benedicite omnia opera Domini Domino
-58 Benedicite Angeli Domini Domino
-59 Benedicite cœli Domino : laudate

Dan. 3-60 Benedicite aquæ omnes quæ super cœlos sunt
-61 Benedicite omnes Virtutes Domini Domino
-62 Benedicite sol et luna Domino
-63 Benedicite stellæ cœli Domino
-64 Benedicite omnis imber et ros Domino
-65 Benedicite omnes Spiritus Dei Domini
-66 Benedicite ignis et æstus Domino
-67 Benedicite frigus et æstus Domino
-68 Benedicite rores et pruina Domino
-69 Benedicite gelu et frigus Domino
-70 Benedicite glacies et nives Domino
-71 Benedicite noctes et dies Domino
-72 Benedicite lux et tenebræ Domino
-73 Benedicite fulgura et nubes Domino
-74 Benedicat terra Dominum
-75 Benedicite montes et colles Domino
-76 Benedicite universa germinantia
-77 Benedicite fontes Domino
-78 Benedicite maria et flumina Domino
-79 Benedicite cete, et omnia quæ moventur in aquis
-80 Benedicite omnes volucres cœli Domino
-81 Benedicite omnes bestiæ et pecora
-82 Benedicite filii hominum Domino
-83 Benedicat Israël Dominum
-84 Benedicite sacerdotes Domini Domino
-85 Benedicite servi Domini Domino
-86 Benedicite spiritus et animæ justorum
-87 Benedicite sancti et humiles corde Domino
-88 Benedicite Anania, Azaria, Misaël, Domino
-90 Benedicite omnes religiosi Domino Deo
-95 Nabuchodonosor ait : Benedictus Deus eorum
4-31 Et Altissimo benedixi et viventem.. laudavi
13-60 Benedixerunt Deum, qui salvat sperantes
Aggæi. 2-20 Ex die ista benedicam
Zach. 11- 5 Benedictus Dominus, divites facti sumus
1 Mac. 2-69 Et benedixit eos et appositus est ad patres suos
4-24 Et benedicebant Deum in cœlum
-30 Et dixit : Benedictus es Salvator Israël
-55 Adoraverunt, et benedixerunt in cœlum eum
13-47 Cum hymnis benedicens Dominum
2 Mac. 1-17 Per omnia benedictus Deus, qui tradidit impios
3-30 Hi autem Dominum benedicebant
8-27 Benedicentes Dominum qui liberavit eos
10-38 Confessionibus benedicebant Dominum
11- 9 Tunc omnes simul benedixerunt misericordem Dominum
12-41 Omnes itaque benedixerunt justum
15-29 Omnipotentem Dominum benedicebant
-34 Omnes igitur cœli benedixerunt Dominum
Dicentes : Benedictus, qui locum suum incontaminatum servavit
Matth.14-19 Aspiciens in cœlum, benedixit et fregit
21- 9 Benedictus, qui venit in nomine Domini
23-39 Donec dicatis : Benedictus qui venit in nomine Domini
26-26 Et benedixit, ac fregit deditque Discipulis
Marc. 6-41 Intuens in cœlum, benedixit
8- 7 Et ipsos benedixit et jussit apponi
10-16 Imponens manus super illos, benedicebat eos
11-10 Benedictus qui venit in nomine Domini
Benedictum quod venit regnum patris nostri David
14-22 Accepit Jesus panem, et benedicens, fregit
Luc. 1-28 Benedicta tu in mulieribus
-42 Benedicta tu inter mulieres
Et benedictus fructus ventris tui
-64 Et loquebatur benedicens Deum
-68 Benedictus Dominus Deus Israël
2-28 Et benedixit Deum, et dixit :
-34 Et benedixit illis Simeon
6-26 Væ cum benedixerint vobis homines
-28 Benedicite maledicentibus vobis
9-16 Respexit in cœlum et benedixit illis, et fregit.
13-35 Benedictus qui venit in nomine Domini
19-38 Benedictus qui venit rex in nomine Domini
24-30 Accepit panem, et benedixit, ac fregit
-50 Elevatis manibus suis, benedixit eis
-51 Factum est, dum benediceret illis
-53 Laudantes et benedicentes Deum. Amen.
Joan. 12-13 Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, rex Israël
Act. 3-25 In semine tuo benedicentur omnes familiæ terræ
-26 Misit eum benedicentem vobis :
Rom. 1-25 Qui est benedictus in sæcula. Amen
9- 5 Qui est super omnia Deus benedictus in sæcula. Amen
Rom. 12-14 Benedicite persequentibus vos :
Benedicite, et nolite maledicere
1 Cor. 4-12 Maledicimur et benedicimus
10-16 Calix benedictionis, cui benedicimus
14-16 Cæterum si benedixeris spiritu,
2 Cor. 1- 3 Benedictus Deus, et Pater Domini nostri
11-31 Qui est benedictus in sæcula
Galat. 3- 8 Quia benedicentur in te omnes gentes
- 9 Benedicentur cum fideli Abraham
Ephes. 1- 3 Benedictus Deus, et Pater
Qui benedixit nos in omni benedictione
Hebr. 6-14 Nisi benedicens benedicam te
7- 1 Melchisedech, rex Salem... benedixit ei
- 6 Hunc qui habebat repromissiones, benedixit
- 7 Quod minus est, a meliore benedicitur
11-20 Fide et de futuris benedixit Isaac, Jacob et Esaü
-21 Fide Jacob, moriens, singulos filiorum Joseph benedixit
Jacob. 3- 9 In ipsa benedicimus Deum et Patrem
1 Petr. 1- 3 Benedictus Deus, et Pater Domini nostri
3- 9 Sed e contrario benedicentes

BENEDICTIO.

Gen. 26-29 Cum pace dimisimus auctum benedictione Domini
27-12 Timeo... maledictionem pro benedictione
-29 Qui benedixerit tibi, benedictionibus replebitur
-35 Accepit benedictionem tuam
-36 Nunc et secundo surripuit benedictionem meam
Numquid non reservasti, ait, et mihi benedictionem ?
-38 Cui Esaü : Num unam, inquit, tantum benedictionem habes ?
-40 Desuper in rore cœli erit benedictio tua
-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob pro benedictione
28- 4 Det tibi benedictiones Abrahæ
- 6 Et quod post benedictionem præcepisset
33-11 Suscipe benedictionem quam attuli tibi
49-25 Benedicet tibi benedictionibus cœli desuper
Benedictionibus abyssi jacentis deorsum
Benedictionibus uberum et vulvæ
-26 Benedictiones patris tui confortatæ sunt
Benedictionibus patrum ejus
-28 Benedixitque singulis benedictionibus propriis
Exod. 32-29 Consecrastis... ut detur vobis benedictio
Levit. 25-21 Dabo benedictionem meam vobis anno sexto
Num. 23-20 Benedictionem prohibere non valeo
Deut. 11-26 En propono in conspectu vestro hodie benedictionem et maledictionem
-27 Benedictionem, si obedieritis mandatis
-29 Pones benedictionem super montem Garizim
12-15 Occide et comede juxta benedictionem Domini
16-10 Offeres juxta benedictionem Domini Dei tui
-17 Offeret... quod habuerit juxta benedictionem Domini
23- 5 Vertitq. maledictionem ejus in benedictionem tuam
28- 2 Venientque super te universæ benedictiones istæ
- 8 Emittet Dominus benedictionem
30- 1 Cum ergo venerint... benedictio, sive maledictio
-19 Quod proposuerim... benedictionem, et maledictionem
33- 1 Hæc est benedictio, qua benedixit Moyses
- 7 Hæc est Judæ benedictio : Audi, Domine,
-13 Joseph quoque ait : De benedictione Domini
-16 Benedictio illius, qui apparuit in rubo
-23 Plenus erit benedictionibus Domini
Josue. 8-34 Post hæc legit omnia verba benedictionis
15-19 Da mihi benedictionem
Judic. 1-15 Da mihi benedictionem
1 Reg. 25-27 Suscipe benedictionem hanc quam attulit
30-26 Accipite benedictionem de præda hostium
2 Reg. 7-29 Benedictione tua benedicetur domus servi tui
14-17 Ut nec benedictione, nec maledictione moveatur
4 Reg. 5-15 Obsecro itaque ut accipias benedictionem a servo tuo
2 Par. 20-26 Congregati in Valle benedictionis
Vocaverunt locum illum Vallis benedictionis
2 Esdr. 9- 5 Benedicant.. in omni benedictione, et laude
13- 2 Convertit Deus noster maledictionem in benedictionem
Tobiæ. 6-21 Tertia a. nocte benedictionem consequeris
-22 Ut in semine Abrahæ benedictionem in filiis consequaris
7- 7 Benedictio sit tibi, fili mi,
-15 Impleatque benedictionem suam in vobis
9-10 Dicatur benedictio super uxorem tuam
Job. 29-13 Benedictio perituri super me veniebat
Psal. 3- 9 Super populum tuum benedictio tua
20- 4 Prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis
- 7 Dabis eum in benedictionem in sæculum
23- 5 Hic accipiet benedictionem a Domino
36-26 Et semen illius in benedictione erit
83- 8 Etenim benedictionem dabit legislator
108-18 Et noluit benedictionem et elongabitur
128- 8 Benedictio Domini super vos
132- 3 Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem
144-16 Et imples omne animal benedictione
Prov. 10- 6 Benedictio Domini super caput justi
-22 Benedictio Domini divites facit
11-11 Benedictione justorum exaltabitur civitas
-26 Benedictio autem super caput vendentium
20-21 In novissimo benedictione carebit
24-25 Super ipsos veniet benedictio.
Sap. 15-19 Effugerunt a. Dei laudem et benedictionem
16-28 Oportet prævenire solem ad benedictionem
Eccli. 3-10 Ut superveniat tibi benedictio ab eo
Et benedictio illius in novissimo maneat
-11 Benedictio patris confirmat domos filiorum
7-36 Ut perficiatur propitiatio, et benedictio tua
11-24 Benedictio Dei in mercedem justi festinat
32-18 Invenient benedictionem
33-17 In benedictione Dei et ipse speravi
34-20 Dans sanitatem, et vitam et benedictionem
36-19 Secundum benedictionem Aaron de populo tuo
37-27 Vir sapiens implebitur benedictionibus
39-27 Benedictio illius quasi fluvius inundavit
40-17 Gratia sicut paradisus in benedictionibus
-28 Timor Domini sicut paradisus benedictionis
44-25 Benedictionem omnium gentium dedit
-26 Agnovit eum in benedictionibus suis
45- 1 Cujus memoria in benedictione est
46-14 Ut sit memoria illorum in benedictione
47- 7 Laudavit eum in benedictionibus Domini
Isai. 19-24 Benedictio in medio terræ
36-16 Facite mecum benedictionem
44- 3 Effundam benedictionem meam super stirpem tuam
65- 8 Ne dissipes illud, quoniam benedictio est
Ezech.34-26 Ponam eos in circuitu collis mei benedictionem
Pluviæ benedictionis erant
44-30 Ut reponat benedictionem domui tuæ
Joel. 2-14 Quis scit si... relinquat post se benedictionem
Zach. 8-13 Sic salvabo vos et eritis benedictio
Malac. 2- 2 Maledicam benedictionibus vestris
3-10 Effudero vobis benedictionem usque ad abundantiam
1 Mac. 3- 7 Memoria ejus in benedictione
Rom. 15-29 In abundantia benedictionis Evangelii
16-18 Per dulces sermones et benedictiones
1 Cor. 10-16 Calix benedictionis cui benedicimus
14-16 Quomodo dicet : Amen, super tuam benedictionem
2 Cor. 9- 5 Præparent repromissam benedictionem hanc paratam esse sic quasi benedictionem
- 6 Qui seminat in benedictionibus
De benedictionibus et metet
Galat. 3-14 Ut in gentibus benedictio Abrahæ fieret
Ephes. 1- 3 Qui benedixit nos in omni benedictione
Hebr. 6- 7 Accipit benedictionem a Deo
12-17 Postea cupiens hæreditare benedictionem
Jacobi. 3-10 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio
1 Petr. 3- 9 Ut benedictionem hæreditate possideatis
Apoc. 4- 9 Honorem, et benedictionem sedenti
5-12 Accipere gloriam et benedictionem
-13 Benedictio, et honor, et gloria
7-12 Benedictio, et claritas, et sapientia

BENEDICTUS. *Subst.*

Gen. 24-31 Ingredere benedicte Domini
Tobiæ.13-16 Benedictique erunt qui ædificaverint
Eccli. 24- 4 Inter benedictos benedicetur, dicens :
Isai. 65-23 Quia semen benedictorum Domini est :
Matth.25-34 Venite, benedicti Patris mei
Marc. 14-61 Tu es Christus filius Dei benedicti

BENEFACIO.

Gen. 32- 9 Revertere in terram tuam... et benefaciam tibi

Gen. 32-12 Tu locutus es quod benefaceres mihi
Num. 10-29 Veni nobiscum ut benefaciamus tibi
Judic. 17-13 Nunc scio, dicens, quod benefaciet mihi Deus
1 Reg. 25-31 Cum benefecerit Dominus Domino meo
Judith. 11-20 Benefecit Deus qui misit te ante populum
Psal. 48-19 Confitebitur tibi cum benefeceris ei
56- 3 Clamabo ad Deum qui benefecit mihi
114- 7 Quia Dominus benefecit tibi
124- 4 Benefac, Domine, bonis et rectis corde
Prov. 3-27 Noli prohibere benefacere eum qui potest Si vales, et ipse benefac.
11-17 Benefacit animæ suæ vir misericors
28-21 Qui cognoscit in judicio faciem, non benefacit
Sap. 7-22 Quem nihil vetat, benefaciens
16-24 Lenior sit ad benefaciendum pro his, qui
Eccli. 12- 1 Si benefeceris, scito cui feceris
- 2 Benefac justo, et invenies retributionem
- 6 Benefac humili, et non dederis impio
14-13 Ante mortem benefac amico tuo
42-14 Iniquitas viri quam mulier benefaciens
49-11 Benefacere illis qui ostenderunt rectas vias
Isai. 1-17 Discite benefacere; quærite judicium
Jerem. 13-23 Et vos poteritis benefacere, cum didiceritis malum
32-40 Non desinam eis benefacere
Bar. 6-37 Neque orphanis benefacient
Ezech. 20-44 Cum benefecero vobis propter nomen meum
Zach. 8-15 Cogitavi... ut benefaciam domui Juda
1 Mac. 11-33 Genti Judæorum... decrevimus benefacere
2 Mac. 1- 2 Benefaciat vobis Deus, et meminerit
Matth. 5-44 Benefacite his qui oderunt vos
12-12 Itaque licet sabbatis benefacere
Marc. 3- 4 Licet sabbatis benefacere an male?
14- 7 Et cum volueritis potestis illis benefacere
Luc. 6- 9 Interrogo vos, si licet sabbato benefacere
-27 Benefacite his qui oderunt
-33 Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia?
-35 Benefacite, et mutuum date, nihil inde spe.
Act. 10-38 Qui pertransiit benefaciendo, et sanando
14-16 Benefaciens de cœlo, dans pluvias,
2 Thes. 3-13 Nolite deficere benefacientes
1 Petr. 2-15 Ut benefacientes obmutescere faciatis
3- 6 Cujus estis filiæ benefacientes
-17 Melius est enim benefacientes pati
2 Petr. 1-19 Cui benefacitis attendentes, quasi lucernæ
3 Joan. -6 Quos benefaciens, deduces digne Deo
-11 Qui benefacit, ex Deo est

BENEFACTUM.

Psal. 77-11 Et obliti sunt benefactorum ejus,
Act. 4- 9 Dijudicamur in benefacto hominis infir.
1 Petr. 4-19 Commendent animas suas in benefactis

BENEFICENTIA.

Hebr. 13-16 Beneficentiæ autem, et communionis nolite oblivisci

BENEFICI.

Luc. 22-25 Benefici vocantur

BENEFICIUM.

Judic. 9-16 Reddidistis vicem beneficiis e. qui peccavit
1 Par. 17-26 Locutus es ad servum tuum tanta beneficia
2 Par. 32-25 Non juxta beneficia quæ acceperat, retribuit
Tobiæ. 11-19 Narravit parentibus suis omnia beneficia Dei
12- 2 Quid dignum poterit esse beneficiis ejus?
Esth. 16- 4 Gratias non agere beneficiis
-13 Cujus fide, et beneficiis vivimus
-16 Cujus beneficio... nobis regnum est traditum
Eccli. 29- 9 Et pro honore et beneficio reddet illi contumeliam
1 Mac. 11-53 Non retribuit ei secundum beneficia
2 Mac. 6-13 Magni beneficii est indicium
8-20 Et beneficia pro his plurima consecuti sunt
9-26 Memores beneficiorum publice et privatim
1 Tim. 6- 2 Qui beneficii participes sunt

BENEJAACAN.

Vigesima et octava est Israelitarum in deserto castrametatio. Locus idem iste in Daniele vocatur Beroth-Bene-Jaacan.

Num. 33-31 Castrametati sunt in Benejaacan
-32 Profectique de Benejaacan, venerunt

BENENNOM *et* BENENNUM.

Sive Ge-Ennon, id est, Valle-Ennon, sic dicta de nomine antiqui illius possessoris gente Jebusæi, et erat pars vallis Cedron, juxta Jerusalem. Inde umptum Gehennæ nomen, et translatum ad incendia Inferni significanda. Ibi Achaz, rex Juda filium suum consecravit, transferens per ignem; quod fiebat in honorem Moloch idoli Ammonitarum. Tranferebant autem per ignem, aut amburendo tantum, aut etiam penitus cremando. Vox transferens lustra*tionem tantum superstitiosam significare videtur, non exustionem. Ibi quoque Manasses, rex Juda, erexit templum Baal et militiæ cœlesti, in quo servabatur ignis perpetuus ad purificandos pueros seu cremandos.*

2 Par. 28- 3 Ipse est qui adolevit incensum in valle Benennum
33- 6 Transire fecit filios suos per ignem in valle Benennum

BENEPLACEO.

Rom. 12- 2 Quæ sit voluntas Dei bona et beneplacens
1 Cor. 10- 5 Sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo
16- 2 Recondens quod ei beneplacuerit

BENEPLACITUM.

Psal. 67-17 Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare
68-14 Tempus beneplaciti Deus
88-18 Et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum
105- 4 Memento nostri, Domine, in beneplacito
118-108 Voluntaria oris mei beneplacita fac
140- 5 Adhuc et oratio mea in beneplacitis eorum
146-10 Nec in tibiis viri beneplacitum erit ei
-11 Beneplacitum est Domino super timentes eum
149- 4 Quia beneplacitum est Domino in populo suo
Eccli. 1-34 Et quod beneplacitum est illi
2-19 Inquirent quæ beneplacita sunt ei
34-21 Et non sunt beneplacitæ subsannationes injustorum
35- 5 Beneplacitum est Domino recedere ab iniquitate
40-25 Super utrumque consilium beneplacitum
41- 6 Quid superveniet tibi in beneplacito Altissimi?
Ephes. 1- 9 Secundum beneplacitum ejus, quod proposuit
5-10 Probantes quid sit beneplacitum Deo

BENEVOLENTIA.

Prol.-Eccli. Hortor itaque venire vos cum benevolentia

BENGABER.

Unus e duodecim præfectis quos habebat Salomon super omnem Israel, qui præbebant annonam regi et domui ejus. Bengaber præses erat in Ramoth-Galaad; in Argob autem Basan, præerat etiam sexaginta civitatibus magnis atque muratis.

3 Reg. 4-13 Bengaber in Ramothgal-Galaad.

BENHAIL.

Unus est ex his principibus quos Josaphat rex Juda misit in omnes regni sui civitates ad Legem populos docendam, adjunctis Levitis et sacerdotibus.

2 Par. 17- 7 Misit de principibus suis Benhaïl, et Obdiam

BENHESED.

Præfectus quem constituit Salomon in Aruboth, Socho, omnique terra Epher, in tribu Juda.

3 Reg. 4-10 Benhesed in Aruboth: Ipsius erat Socho et omnis terra Epher

BENHUR.

Præfectus quem constituit Salomon in monte Ephraim.

3 Reg. 4- 8 Benhur in monte Ephraïm

BENIGNE.

4 Reg. 25-28 Et locutus est ei benigne
Psal. 50-20 Benigne fac, Domine, in bona voluntate
2 Mac. 3- 9 Cum... et benigne a summo sacerdote
9-21 Vestri autem memor benigne, reversus de Perside
Act. 28- 7 Qui nos suscipiens triduo benigne exhibuit

BENIGNITAS.

Psal. 51- 5 Dilexisti malitiam super benignitatem
64-12 Benedices coronæ anni benignitatis tuæ
84-13 Etenim Dominus dabit benignitatem
1 Mac. 11-33 Decrevimus benefacere propter benignitatem
Rom. 2- 4 Ignoras quoniam benignitas Dei
Galat. 5-32 Benignitas, bonitas, longanimitas
Colos. 3-12 Viscera misericord. benignitatem, humilit.
2 Tim. 3- 3 Incontinentes, immites, sine benignitate,
Tit. 3- 4 Cum autem benignitas, et humanitas apparuit

BENIGNUS.

Psal. 68-17 Quoniam benigna est misericordia tua
Sap. 1- 6 Benignus est enim Spiritus sapientiæ
7-25 Humanus, benignus, stabilis, certus
Joel. 2-13 Quia benignus, et misericors est, patiens
2 Mac. 12-31 Exhortati... erga genus suum benignos esse
15-12 Virum bonum, et benignum... arare pro
Luc. 6-15 Quia ipse benignus est super ingratos et malos
1 Cor. 13- 4 Charitas patiens est, benigna est
Ephes. 4-32 Estote a. invicem benigni, misericordes
Tit. 1- 8 Benignum, sobrium, justum
2- 5 Benignas, subditas viris suis

BENJAMIN.

Filius duodecimus ultimusque Jacob et Rachelis. Anno mundi 2305, ante J. Ch. 1749. Hujus historiam videre est in libro Geneseos, passim. *Cum esset annorum centum et undecim, mortuus est. Scriptura sacra nomine Benjamin nuncupat regionem hanc quæ sorte contigit filiis Benjamin sicut et ipsos posteros Benjamin Denique et ipse Benjamin et ipsius posteritas et etiam tribus Benjamin sæpe nomen Jemini habent in Scriptura sacra. Reperiuntur et duo nomine Benjamin: scilicet unus filius Jadihel, filii Benjamin; alter de filiis Herem.*

Gen. 35-18 Pater vero appellavit eum Benjamin, id est, Filius dextræ
-24 Filii Rachel: Joseph et Benjamin
42- 4 Benjamin domi retento a Jacob
-36 Simon tenetur in vinculis et Benjamin aufertis
43-14 Remittet vobiscum... et hunc Benjamin
-15 Tulerunt... pecuniam dupl. et Benjamin
-16 Quos cum ille vidisset et Benjamin simul
-29 Vidit Benjamin fratrem suum uterinum
-34 Majorque pars venit Benjamin
44-12 Invenit scyphum in sacco Benjamin
45-12 En oculi vestri et oculi fratris mei Benjamin
-14 Cum... recidisset in collum Benjamin
-22 Benjamin vero dedit trecentos argenteos
46-19 Filii Rachel uxor. Jacob: Joseph et Benjamin
-21 Filii Benjamin: Bela et Bechor
49-27 Benjamin lupus rapax, mane comedet
Num. 1-11 De Benjamin, Abidan filius Gedeonis
-36 De filiis Benjamin per generationes
2-22 In tribu filiorum Benjamin princeps
7-60 Die nono princeps filiorum Benjamin, Abidan
10-24 In tribu Benjamin erat dux Abidan
13-10 De tribu Benjamin, Phalti, filium Raphu
26-38 Filii Benjamin in cognationibus suis
-41 Hi sunt filii Benjamin per cognationes
34-21 De tribu Benjamin, Elidad filius Chaselon
Deut. 27-12 Issachar, Joseph et Benjamin
33-12 Et Benjamin ait: Amantissimus Domini
Josue. 18-11 Ascendit sors prima filiorum Benjamin per
-20 Hæc est possessio filiorum Benjamin
-28 Hæc est possessio filiorum Benjamin
21- 4 Et Simeon, et Benjamin, civitates tredecim
-17 De tribu a. filiorum Benjamin, Gabaon
Judic. 1-21 Habit. Jer. non deleverunt filii Benjamin Habitavitq. Jebusæus cum filiis Benjamin
5-14 Et post eum ex Benjamin in populos tuos
10- 9 Ut filii Ammon... vastarent Judam et Benjamin, et Ephraïm
19-14 Juxta Gabaa, quæ est in tribu Benjamin
20- 3 Nec latuit filios Benjamin, quod ascendissent
- 4 Veni in Gabaa Benjamin cum uxore mea
-10 Possimus pugnare contra Gabaa Benjamin
-12 Miserunt nuntios ad om. tribum Benjamin
-15 Inventiq. sunt 25 millia de Benjamin
-17 Absque filiis Benjamin, inventa sunt
-18 Quis erit... contra filios Benjamin
-20 Procedentes ad pugnam contra Benjamin
-21 Egressique filii Benjamin de Gabaa
-23 Debeo ultra procedere... contra filios Benjamin
-24 Cumq. filii Israël... contra filios Benjamin
-25 Eruperunt filii Benjamin de portis Gabaa
-28 Exire ultra debemus... contra filios Benjamin
-30 Contra Benjamin exercitum produxerunt
-31 Sed et filii Benjamin audacter eruperunt

Judic. 20-34 Ingravatumq. est bellum contra filios Benjamin
-36 Filii autem Benjamin, cum se inferiores
-37 Cum... Benjamin terga cædentibus daret
-40 Benjamin quoque aspiciens retro
-41 Quod cum vidissent filii Benjamin, in fugam versi sunt
-45 Quod cum vidissent qui remanserant de Benjamin
-46 Ut omnes qui ceciderant de Benjamin
-48 Viculos Benjamin vorax flamma consumpsit.
21- 1 Nullus nostrum dabit filiis Benjamin de filiabus
- 6 Super fratre suo Benjamin cœperunt dicere
-13 Miseruntque nuntios ad filios Benjamin
-14 Veneruntque filii Benjamin in illo tempore,
-16 Omnes in Benjamin fœminæ conciderunt
-18 Maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem Benjamin
-20 Præceperuntq. filiis Benjamin atq. dixerunt
-21 Et pergite in terram Benjamin
-23 Feceruntq. filii Benjamin, ut sibi fuerat
1 Reg. 4-12 Currens autem vir de Benjamin ex acie
9- 1 Et erat vir de Benjamin nomine Cis
-16 Cras mittam virum ad te de terra Benjamin
-21 Inter omnes familias de tribu Benjamin
10- 2 Juxta sepulcrum Rachel in finibus Benjamin
-20 Et cecidit sors tribus Benjamin
-21 Et applicuit tribum Benjamin
13- 2 Mille a. cum Jonatha in Gabaa Benjamin
-15 Ascendit de Galgalis in Gabaa Benjamin De Galgala in Gabaa, in colle Benjamin
-16 Et Saül... erat in Gabaa Benjamin
14-16 Qui erant in Gabaa Benjamin
2 Reg. 2- 9 Super Ephraïm, et super Benjamin
-15 Transierunt numero duodecim de Benjamin
-25 Congregatique filii Benjamin ad Abner
-31 Servi autem David percusserunt de Benjamin
3-19 Locutus est a. Abner etiam ad Benjamin omnia quæ placuerant Israëli, et universo Benjamin
4- 2 Filii Remmon Berothitæ de filiis Benjamin Siquidem et Berothre putata est in Benjamin
19-17 Cum mille viris de Benjamin
21-14 In terra Benjamin, in latere, in sepulcro Cis
23-29 Ribaï de Gabaath filiorum Benjamin
3 Reg. 4-18 Semeï filius Ela, in Benjamin
12-21 Congregavit... et tribum Benjamin
-23 Loquere ad... domum Juda, et Benjamin
15-22 Extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin et Maspha
1 Par. 2- 2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali
6-60 De tribu autem Benjamin, Gabee et suburb.
-65 Ex tribu filiorum Benjamin, urbes has
7- 6 Filii Benjamin : Bela, et Bechor, et Jadiel, tres
-10 Jehus, et Benjamin, et Aod
8- 1 Benjamin autem genuit Bale primogen.
-40 Omnes hi filii Benjamin
9- 3 Commorati sunt... et de filiis Benjamin
- 7 Porro de filiis Benjamin : Salo filius
11-31 Ribaï de Gabaath filii Benjamin
12- 2 De fratribus Saul ex Benjamin
-16 Venerunt a. et de Benjamin et de Juda
-29 De filiis autem Benjamin fratribus Saül
21- 6 Nam Levi, et Benjamin non numeravit
27-21 Benjamin autem, Jaziel filius Abner
2 Par. 11- 1 Convocavit univ. dom. Juda, et Benjamin
- 3 Ad univ. Israël qui est in Juda, et in Benjamin
-10 Quæ erant in Juda, et Benjamin, civitates
-12 Imperavit super Judam, et Benjamin
-23 Et in cunctis finibus Juda, et Benjamin
14- 8 De Benjamin vero scutariorum
15- 2 Audite me, Asa et omnis Juda, et Benjamin
- 8 Abstulit idola de omni terra Juda, et de Benjamin
- 9 Congregavitq. univers. Judam et Benjamin
25- 5 Centuriones in universo Juda, et Benjamin
31- 1 Non solum de universo Juda et Benjamin
-15 Et sub cura ejus Eden, et Benjamin
34- 9 Ab omni quoque Juda, et Benjamin
-32 Qui reperti fuerant in Jerusalem, et Benjamin
1 Esdr. 1- 5 Surrexerunt... de Juda, et Benjamin
4- 1 Audierunt autem hostes Judæ et Benjamin
10- 9 Convenerunt... et Benjamin in Jerusalem
-32 Benjamin, Maloc, Samarias
2 Esdr. 3-23 Post eos ædificavit Benjamin
11- 4 In Jer. habitav... et de filiis Benjamin
-31 Filii autem Benjamin, a Geba, Mechmas
-36 Et de Levitis portiones Judæ et Benjamin
Esth. 11- 2 Filii Cis, de tribu Benjamin

Psal. 67-28 Ibi Benjamin adolescentulus
79- 3 Coram Ephraïm, Benjamin, et Manasse
Jerem. 1- 1 Qui fuerunt in Anathoth in terra Benjamin
6- 1 Confortamini filii Benjamin in medio Jer.
17-26 De terra Benjamin, et de campestribus
20- 2 Quod erat in porta Benjamin superiori
32- 8 Qui est in Anathoth in terra Benjamin
-44 In terra Benjamin, et in circuitu Jer.
33-13 Et in terra Benjamin et in circuitu Jer.
37-11 Ut iret in terram Benjamin
-12 Cumque pervenisset ad portam Benjamin
38- 7 Porro rex sedebat in porta Benjamin
Ezech. 48-22 Erit... et inter terminum Benjamin
-23 Usque ad plagam occidentalem Benjamin una
-24 Contra terminum Benjamin, a plaga orientali
-32 Porta Benjamin una, porta Dan una
Osee. 5- 8 Ululate... post tergum tuum Benjamin
Abdiæ. -19 Benjamin possidebit Galaad
Zach. 14-10 Habitabit in loco suo a porta Benjamin
2 Mac. 3- 4 Simon a. de tribu Benjamin præpositus
Act. 13-21 Dedit illis Deus.. virum de tribu Benjamin
Rom. 11- 1 Israëlita sum ex semine Abraham de tribu Benjamin
Philip. 3- 5 De tribu Benjamin, Hebræus ex Hebræis
Apoc. 7- 8 Ex tribu Benjamin, duodecim millia signati

BENNI.

Anno mundi 3600, *Romæ* 690, *ante J.Ch.* 454. *Levites, Rehum pater, qui operam et impensa adhibuit ad reædificandam Jerusalem, quam auctoritatem acceperat Nehemias ab Artaxerxe Longimano.*

2 Esdr. 3-17 Post eum ædificaverunt Levitæ, Rehum filius Benni

BENNO.

Levites, filius Oziau, filii Merari.

1 Par. 24-23 Filius Oziau, Benno.

BENNOI.

Pater Noadaiæ Levitæ, qui ab Esdra præfectus est simul et cum aliis, ut appensum esset argentum et aurum et vasa in domo Dei.

1 Esdr. 8-33 Et Noadaïa, filius Bennoi Levitæ

BENNUI I.

De filiis Phahathmoab. Repertus est Bennui inter eos qui per captivitatem uxores alienigenas duxerant et ipse consensit et promisit se ejecturum uxorem suam et liberos ex hoc prohibito conjugio procreatos.

1 Esdr. 10-30 Bezeleel, Bennui, et Manasse

BENNUI II.

Filius Henadad. Is et ipse adhibuit opes et opera ut reædificarentur muri Jerusalem sub Nehemia. Bennui ædificavit mensuram secundam, id est, duplam, a domo Azariæ usque ad flexuram, et usque ad angulum. Nam mons Sion in parte orientali curvitatem introrsum habebat, ubi excavata erat natatoria Siloe, ad cujus formam etiam murus inflectebatur, donec in medio obtusum quemdam angulum efficeret.

2 Esdr. 3-24 Ædificavit Bennui filius Henadad mensuram

BENONI.

Is est Benjamin ultimus filiorum Jacob. Rachel moriens vocavit filium BENONI, *id est,* filium doloris; *sed pater illum appellavit* BENJAMIN, *id est,* filium dextræ. *Vocatus est filius dextræ, quia fuit patri charissimus, utpote natu minimus, et in senectute genitus. Vide* BENJAMIN.

Gen. 35-18 Egrediente a. anima... vocavit nomen filii sui Benoni

BENZOHETH.

Filius secundus Jesi et frater Zoheth, de filiis Juda.

1 Par. 4-20 Et filii Jesi ; Zoheth et Benzoheth.

BEON.

Urbs in tribu Ruben, quam petiit a Moyse ipse Ruben.

Num. 32- 3 Et Saban, et Nebo, et Beon.

BEOR I.

Pater Bela, qui regnavit in Denaba Idumæorum.

Gen. 36-32 Bela filius Beor, nomenque urbis ejus Denaba
1 Par. 1-43 Bela filius Beor, et nomen civitatis ejus Denaba

BEOR II.

Pater prophetæ Balaam, incola Pethora, juxta Euphraten.

Num. 22- 5 Misit... ad Balaam filium Beor
24- 3 Dixit Balaam filius Beor
-15 Dixit Balaam filius Beor
31- 8 Balaam quoque filium Beor interfecerunt gladio
Deut. 23- 4 Conduxerunt... Balaam filium Beor
Josue. 13-22 Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt
24- 9 Misitque et vocavit Balaam filium Beor
Mich. 6- 5 Quid responderit ei Balaam filius Beor

BERA.

Undecimus ultimusque est filiorum Supha filii Helem, e stirpe Aser.

1 Par. 7-37 Salusa, et Jethran, et Bera

BERA. *Urbs in tribu Ephraïm.*

Judic. 9-21 Quæ cum dixisset, fugit, et abiit in Bera

BERCOS.

Princeps familiæ Nathinæorum. Nathinæi erant Gabaonitæ, templi ministerio addicti tempore Josue.

1 Esdr. 2-53 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema
2 Esdr. 7-55 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema

BEREA.

Urbs Macedoniæ, ubi cum magno profectu Evangelium prædicaverunt S. Paulus et Silas. Vide BEROA.

1 Mac. 9- 4 Surrexerunt et abierunt in Beream

BERI.

Filius quartus Supha, e stirpe Aser.

1 Par. 7-36 Filii Supha : ... et Beri, et Jamra.

BERIA I. *Filius quartus Aser.*

Gen. 46-17 Jamne, et Jesua, et Jessui et Beria

BERIA II.

Occiderunt novem filios Ephraïm viri Geth indigenæ, quia descenderant ut invaderent possessiones eorum. Luxit Ephraïm pater eorum multis diebus, ingressusque est ad uxorem suam, quæ concepit et peperit filium, et vocavit nomen ejus Beria, eo quod in malis domus ejus ortus esset.

1 Par. 7-23 Et vocavit nomen ejus Beria.

BERIHT.

Nomen est idoli Baal Sichimorum.

Judic. 9-46 Ingressi sunt fanum Dei sui Berith

BERNICE.

Filia Agrippæ Magni regis Judæorum, et soror Agrippæ junioris.

Act. 25-13 Agrippa rex et Bernice descenderunt
-23 Cum venisset Agrippa et Bernice
26-30 Et exurrexit rex et præses et Bernice

BERODACH. *Vide* BALADAN.

4 Reg. 20-12 Misit Berodach Baladan, filius Baladan.

BEROEA. *Vide* BEROTH.

Act. 17-10 Dimiserunt Paulum et Silam in Berœam
-13 Quia et Berœa prædicatum a Paulo verbum Dei

BEROENSIS

Act. 20- 4 Comitatus est a. eum Sosipater Pyrrhi Berœensis

BEROMI.

Eadem est civitas ac Bahurim.

2 Reg. 23-31 Azmaveth de Beromi.

BEROTH.

Duæ sunt istius nominis civitates. Prima filiorum Jacan; in deserto locus est in quo obiit Aaron, et ostenditur usque hodie in decimo Lapide urbis Petræ in montis vertice. Altera sub colle Gabaon. Ostenditur hodieque villa ab Ælia euntibus Neapolim in septimo Lapide; in ista regnavit Adarezer, rex Soba.

Deut. 10- 6 Moverunt castra ex Beroth filiorum Jacan
Josue. 9-17 Gabaon, et Caphira, et Beroth
18-25 Gabaon, et Rama, et Beroth
2 Reg. 4- 2 Siquidem et Beroth reputata est in Benjamin
8- 8 Et de Bete et Beroth civitatibus Adarezer
1 Esdr. 2-25 Filii Cariathiarim Cephira, et Beroth
2 Esdr. 7-29 Viri Cariathiarim Cephira, et Beroth

BEROTHA.

Urbs in finitimis septentrionalibus Palæstinæ.

Ezech. 47-16 Emath, Berotha, Sabarim, quæ est

BEROTHITES.

2 Reg. 4- 2 Filii Remmon Berothitæ de filiis Benjamin
- 3 Fugerunt Berothitæ in Gethaim
- 5 Venientes igitur filii Remmon Berothitæ
- 9 Filiis Remmon Berothitæ, dixit ad eos
23-37 Berothites armiger Joab
1 Par. 11-39 Naharaï Berothites armiger Joab filii Sarviæ

BERSA. *Rex Gomorrhæorum.*

Gen. 14- 2 Inirent bellum... contra Bersa regem Go.

BERSABEE.

In tribu Judæ sive Simeonis, est usque hodie vicus grandis in vigesimo ab Hebron milliario vergens ad Austrum, in quo et Romanorum militum præsidium positum est. A quo loco termini Judææ terræ incipientes tendebantur usque ad Dan, quæ juxta Paneadem cernitur. Interpretatur vero Bersabee Puteus juramenti, eo quod ibi Abraham et Isaac fœdus cum Abimelech sociavere jurantes.

Gen. 21-14 Errabat in solitudine Bersabee
-31 Ideo vocatus est locus ille Bersabee
-33 Abraham vero plantavit nemus in Bersabee
22-19 Abieruntq. Bersabee simul, et habitavit ibi
26-23 Ascendit autem ex illo loco in Bersabee
-33 Nomen urbi impositum est Bersabee
28-10 Igitur egressus Jacob de Bersabee
Josue. 15-28 Et Haser, Sual et Bersabee, et Baziothia
19- 2 Bersabee, id est, Sabee et Molada
Judic. 20- 1 De Dan usque Bersabee et terra Galaad
1 Reg. 3-20 A Dan usque Bersabee
8- 2 Nomen secundi Abia, judicium in Bersabee
2 Reg. 3-10 Super Judam a Dan usque Bersabee
17-11 A Dan usque Bersabee, quasi arena
24- 2 Perambula... a Dan usque Bersabee
- 7 Veneruntq. ad Meridiem Juda Bersabee
-15 Mortui sunt... a Dan usque Bersabee
3 Reg. 4-25 A Dan usque Bersabee, cunctis diebus
19- 3 Venitque in Bersabee Juda
4 Reg. 12- 1 Nomen matris ejus Sebeïa de Bersabee
23- 8 De Gabaa usque Bersabee
1 Par. 4-28 Habitaverunt a. in Bersabee et Molada
21- 2 Numerate Israël a Bersabee usque Dan
2 Par. 19- 4 Rursumque egressus est... de Bersabee usque ad montem
24- 1 Nomen matris ejus Sebeïa de Bersabee
30- 5 De Bersabee usque Dan, ut venirent
2 Esdr. 11-27 In Bersabee, et in filiabus ejus
Amos. 5- 5 In Bersabee non transibitis
8-14 Vivit Deus tuus Dan, et vivit via Bersabee

BERYLLUS.

Exod. 28-20 Chrysolitus, onychinus, et beryllus
39-13 Onychinus, et beryllus, circumdati
Ezech. 28-13 Et onyx, et beryllus, sapphirus,
Apoc. 21-20 Octavum, beryllus; nonum, topazius

BERZELLAI I *et* BERZELLAI II.

Primus quidem vir valde dives in Rogelim Galaad. Alter vero pater Hadriel de Molathi. Denique et BERZELLAI III, *cujus filii e familia sacerdotali expulsi sunt, quia non potuerunt probare genealogiam.*

2 Reg. 17-27 Berzellaï Galaadites de Rogelim
19-31 Berzellaï quoque Galaadites
-32 Erat a. Berzellaï Galaadites senex
-33 Dixit itaque rex ad Berzellaï
-34 Et ait Berzellaï ad regem :
-39 Osculatus est rex Berzellaï et benedixit ei
21- 8 Quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï,
2 Reg. 2- 7 Filiis Berzellaï Galaaditis reddes gratiam
1 Esdr. 2-61 Filii Accos, filii Berzellaï
Qui accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis
2 Esdr. 7-63 Filii Accos, filii Berzellaï
Qui accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis

BESAI I.

Princeps familiæ, cujus posteri, anno mundi 3517, *ante J. Ch.* 537, *ascenderunt cum Zorobabele de captivitate Babylonis cum numero virorum trecentorum viginti et trium vel quatuor.*

1 Esdr. 2-17 Filii Besaï, trecenti viginti tres
2 Esdr. 7-23 Filii Besaï, trecenti viginti quatuor

BESAI II.

Princeps Nathinæorum, cujus posteri cum Nehemia redierunt e captivitate Babylonis.

2 Esdr. 2-52 Filii Besaï, filii Munim, filii Nephussim.

BESECATH.

Nomen est loci in tribu Manasse.

4 Reg. 22- 1 Nomen matris ejus Ida, filia Hadaia de Besecath

BESEE. *Unus e Nathinæorum filiis.*

1 Esdr. 2-49 Filii Aza, filii Pasea, filii Besee

BESELAM.

Is est qui scripsit ad Artaxerxem Persarum regem ut prohiberet Judæos a reædificatione domus Dei.

1 Esdr. 4- 7 In diebus Artaxerxis scripsit Beselam,

BESELEEL I.

Anno mundi 2544, *ante J. Ch.* 1510. *Filius Uri et Mariæ sororis Moysis, de tribu Juda. Hunc ipsum elegit Dominus cum Ooliab, de tribu Dan, quos implevit spiritu Dei, sapientia et intelligentia, et scientia in omni opere, ad excogitandum quidquid fabrefieri poterat ex auro, et argento, et ære, marmore et gemmis, et diversitate lignorum, ad ædificandum tabernaculum fœderis, arcam testimonii, propitiatorium et cuncta vasa tabernaculi.*

Exod. 31- 2 Ecce vocavi ex nomine Beseleel filium Uri
35-30 Vocavit Dominus ex nomine Beseleel
36- 1 Fecit ergo Beseleel, et Ooliab et omnis vir
37- 1 Fecit a. Beseleel et arcam de lignis setim
38-22 Quæ Beseleel filius Uri filii Hur
1 Par. 2-20 Hur genuit Uri et Uri genuit Beseleel
2 Par. 1- 5 Quod fabricatus fuerat Beseleel filius Uri filii Hur

BESELEEL II.

Sextus est filius Phahath Moab, qui uxorem duxerat alienigenam in captivitate, quanquam hæc vetarentur a lege connubia; hanc vero dimisit jussu Esdræ.

1 Esdr. 10-30 De filiis Phahath Moab... Beseleel, Bennui

BESLOTH, *vel* BESLUTH.

Princeps cognationis Nathinæorum.

1 Esdr. 9-52 Filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa
2 Esdr. 7-54 Filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa

BESODIA.

Pater Mosollam, qui una cum Joïada filio Phasea ædificavit portam veterem, et texerunt eam et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes.

2 Esdr. 3- 6 Et Mosallam filius Besodia

BESOR.

Hic est torrens sub fines tribus Simeonis constitutus ab Adrichomio, eumque ex montanis Judæ derivatum ad occiduum mare deducit, ad oppidum et portum Majoma, non multum ultra Gazam, ad quam ille pertinet. Porro videtur in tribu Simeonis et hunc pertransivit David, quando Amalecitas persecutus est.

1 Reg. 30- 9 Venerunt usque ad Torrentem Besor
-10 Qui lassi transire non poterant Torrentem Besor
-11 Residere eos jusserat in Torrentem Besor

BESTIA.

Gen. 1-24 Producat terra... et bestias terræ
-25 Et fecit Deus bestias terræ
-26 Et præsit... volatilibus cœli, et bestiis
2-20 Volatilia cœli et omnes bestias terræ
3-14 Maledictus es inter omnia animantia et bestias
7-21 Volucrum, animantium, bestiarum
8-17 Tam in volatilibus quam in bestiis
9- 5 Requiram de manu cunctarum bestiarum
-10 Et universis bestiis terræ
31-39 Nec captum a bestia ostendi tibi,
37-33 Ait... bestia devoravit Joseph
44-28 Dixistis : Bestia devoravit eum
Exod. 22-13 Si comestum a Bestia, deferat ad eum
-31 Carnem quæ a bestiis fuerit prægustata
23-11 Quidquid reliquum fuerit, edant bestiæ agri
-29 Et crescant contra te bestiæ
Levit. 5- 2 Sive quod occisum a bestia est
7-24 Adipem... animalis quod a bestia captum est
17-15 Morticinum vel captum a bestia
22- 8 Morticinum et captum a bestia non comedent
26- 6 Auferam malas bestias
-22 Immittamque in vos bestias agri
Deut. 7-22 Ne forte multiplicentur contra te bestiæ terræ
28-26 Cunctis volatilibus cœli, et bestiis terræ
Deut. 32-24 Dentes bestiarum immittam in eos
1 Reg. 17-44 Dabo carnes tuas volatilibus cœli, et bestiis terræ
-46 Dabo cadavera... volatilibus cœli et bestiis terræ
2 Reg. 21-10 Non dimisit aves.. neque bestias per noctem
4 Reg. 14- 9 Transieruntque bestiæ saltus, quæ sunt in Libano
2 Par. 25-18 Bestiæ quæ erant in sylva Libani, transierunt
Judith. 11- 5 Sed et bestiæ agri obtemperant illi
Esth. 16-24 Sed etiam bestiis invia sit in sempiternum
Job. 5-22 Et bestias terræ non formidabis
-23 Et bestiæ terræ pacificæ erunt mihi
37- 8 Ingredietur bestia latibulum
39-15 Aut bestia agri conterat
40-15 Omnes bestiæ agri ludent ibi
Psal. 73-19 Ne tradas bestiis animas confitentes tibi
78- 2 Carnes sanctorum tuorum bestiis terræ
103-11 Potabunt omnes bestiæ agri
-20 Ipsa pertransibunt omnes bestiæ sylvæ
148-10 Bestiæ, et universa pecora, serpentes,
Prov. 30-30 Leo fortissimus bestiarum
Eccle. 3-18 Ostenderet similes esse bestiis
Sap. 7-10 Naturas animalium et iras bestiarum
11-19 Novi generis ira plenas ignotas bestias
12- 9 Aut bestiis sævis, aut verbo duro
16- 1 Per multitudinem bestiarum exterminati sunt
- 5 Cum illis supervenit sæva bestiarum ira
17-18 Mugientium valida bestiarum vox
Eccli. 10-13 Hæreditabit serpentes et bestias, et vermes
12-13 Quis miserebitur... omnibus qui appropiuquant bestiis
17- 4 Dominatus est bestiarum et volatilium
39-36 Bestiarum dentes, et scorpii et serpentes
43-27 Varia bestiarum genera, et omnium pecorum
Isai. 13-21 Sed requiescent ibi bestiæ
18- 6 Relinquentur simul avibus montium, et bestiis terræ
Omnes bestiæ terræ super illum hyemabunt
35- 9 Mala bestia non ascendet
43-20 Glorificabit me bestia agri
46- 1 Facta sunt simulacra eorum bestiis et jumentis
56- 9 Omnes bestiæ agri venite ad devorandum
Universæ bestiæ saltus
Jerem. 7-33 Volucribus cœli, et bestiis terræ
12- 9 Congregamini omnes bestiæ terræ
15- 3 Bestias terræ ad devorandum et dissipandum
16- 4 Erit cadaver eorum in escam volatilibus cœli, et bestiis
19- 7 In escam volatilibus cœli, et bestiis
21- 6 Homines et bestiæ pestilentia magna morientur
27- 6 Insuper et bestias agri dedi ei ut serviant illi
28-14 Insuper et bestias terræ dedi ei.
34-20 Erit morticinum eorum in escam, bestiis terræ
Baruc. 3-16 Qui dominatur super bestias
6-67 Bestiæ meliores sunt illis
Ezech. 4-14 Morticinum et laceratum a bestiis non comedi
5-17 Immittam in vos famem, et bestias
14-15 Quod si et bestias pessimas induxero super terram
Quod non sit pertransiens propter bestias
-21 Gladium, et famem, ac bestias... immisero
29- 5 Bestiis terræ, et volatilibus cœli dedi te
31- 6 Sub frondibus ejus genuerunt omnes bestiæ saltuum
-13 In ramis ejus fuerunt universæ bestiæ regionis
32- 4 Et saturabo de te bestias universæ terræ
33-27 Qui in agro est, bestiis tradetur ad devorandum
34- 5 Factæ sunt in devorationem omnium bestiarum
- 8 Oves meæ in devorationem omnium bestiarum
-25 Et cessare faciam bestias pessimas de terra
-28 Neque bestiæ terræ devorabunt eos
38-20 Volucres cœli et bestiæ agri
39- 4 Et bestiis terræ dedi te ad devorandum
-17 Universis avibus cunctisque bestiis agri
44-31 Omne morticinum et captum a bestia
Dan. 2-38 Bestiæ agri, volucres quoque cœli
3-81 Benedicite omnes bestiæ et pecora
4- 9 Subter eam habitabunt animalia te bestiæ
-11 Fugiant bestiæ quæ subter eam sunt
-18 Subter eam habitantes bestiæ agri
-22 Cum bestiis ferisque erit habitatio tua
-29 Cum bestiis et feris erit habitatio tua

Dan. 5-21 Cor ejus cum bestiis positum est
7- 3 Quatuor bestiæ grandes ascendebant de mari
- 5 Ecce bestia alia similis urso in parte stetit
- 6 Quatuor capita erant in bestia
- 7 Ecce bestia quarta terribilis atque mirabilis
Dissimilis autem erat cæteris bestiis
-11 Vidi quoniam interfecta esset bestia
-12 Aliarum quoque bestiarum ablata esset potestas
-17 Hæ quatuor bestiæ magnæ, quatuor sunt regna
-19 Volui diligenter discere de bestia quarta
-23 Et sic ait : Bestia quarta regnum quartum
8- 4 Et omnes bestiæ non poterant resistere ei
Osee. 2-12 Et comedet eam bestia agri
-18 Percutiam... in die illa cum bestia agri
4- 3 In bestia agri, et in volucre cœli
13- 8 Bestia agri scindet eos
Joel. 1-20 Sed et bestiæ agri quasi area sitiens imbrem
Soph. 2-14 Accubabunt... omnes bestiæ gentium
-15 Quomodo facta est in desertum cubile bestiæ?
2 Mac. 6-35 Et diviserunt bestias per legiones
Equites ord. unicuique bestiæ electi erant
-36 Ubicumque erat bestia, ibi erant
-37 Protegentes super singulas bestias
Et Indus magister bestiæ
-43 Unam de bestiis loricatam
Erat eminens super cæteras bestias
11-56 Et accepit Tryphon bestias et obtinuit Antiochiam
2 Mac. 10- 6 Diem..in speluncis more bestiarum egerunt
11- 9 Non solum homines, sed et bestias... parati penetrare
15-20 Bestiæ, equitesque opportuno in loco compositi
-21 Considerans... et ferocitatem bestiarum
Marc. 1-13 Eratque cum bestiis et Angeli ministrabant illi
Act. 11- 6 Vidi... et bestias, et reptilia, et volatilia
28- 4 Viderunt Barbari pendentem bestiam de manu
- 5 Et ille quidem excutiens bestiam in ignem
1 Cor. 15-32 Si... ad bestias pugnavi Ephesi
Tit. 1-12 Cretenses... malæ bestiæ, ventres pigri
Hebr. 12-20 Et si bestia tetigerit montem, lapidabitur
Jacob. 3- 7 Omnis enim natura bestiarum, et volucrum
Apoc. 6- 8 Interficere... morte, et bestiis terræ
11- 7 Bestia quæ ascendit de abysso, faciet
13- 1 Vidi de mari bestiam ascendentem
- 2 Bestia, quam vidi, similis erat pardo
- 3 Admirata est universa terra post bestiam
- 4 Adoraverunt draconem, qui dedit potestatem bestiæ, et adoraverunt bestiam, dicentes : Quis similis bestiæ?
-11 Vidi aliam bestiam ascendentem de terra
12 Potestatem prioris bestiæ omnem faciebat
Et fecit... adorare bestiam primam
-14 Signa, quæ data sunt illi facere in conspectu bestiæ... ut faciant imaginem bestiæ
-15 Datum est illi ut daret spiritum imagini bestiæ, et ut loquatur imago bestiæ : Et faciat ut quicumque non adoraverint bestiam, occidantur
-17 Nisi qui habet... nomen bestiæ aut numerum
-18 Qui habet intellectum computet numerum bestiæ
14- 9 Si quis adoraverit bestiam, et imaginem
-11 Nec habent requiem...qui adoraverunt bestiam
15- 2 Et vidi... eos qui vicerunt bestiam
16- 2 In homines, qui habebant characterem bestiæ
-10 Quintus Angelus effudit... super sedem bestiæ
-13 Vidi de ore draconis et de ore bestiæ,
17- 3 Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam
- 7 Ego dicam tibi sacramentum mulieris et bestiæ
- 8 Bestia, quam vidisti, fuit, et non est : Videntes bestiam, quæ erat, et non est
-11 Et bestia, quæ erat, et non est
-12 Reges una hora accipient post bestiam
-13 Virtutem et potestatem suam bestiæ tradent
-16 Et decem cornua, quæ vidisti in bestia
-17 Ut dent regnum suum bestiæ
19-19 Et vidi bestiam, et reges terræ
-20 Et apprehensa est bestia
Qui acceperunt characterem bestiæ
20- 4 Et qui non adoraverunt bestiam
- 9 Diabolus... missus est in stagnum ignis... ubi et bestia,

BETE.

Urbs regis Adarezer, quam cepit David, et unde prædam magnam abstulit.

2 Reg. 8- 8 Et de Bete, et de Beroth, civitatibus Adarezer

BETEN. *Urbs in tribu Aser.*

Josue. 19-25 Halcath et Chali, Beten, et Axaph

BETHACHARAM, *et* BETHACHAREM.

Urbs in tribu Juda.

2 Esdr. 3-14 Princeps vici Bethacharam
Jerem. 6- 1 Super Bethacharem levate vexillum.

BETHANAN. *Urbs loci incerti.*

3 Reg. 4- 9 In Elon, et in Bethanan

BETHANATH. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-38 Horem, et Bethanath et Bethsames
Judic. 1-33 Non delevit habitatores Bethsames, et Bethanath

BETHANIA.

Villa in secundo ab OElia, id est, a Jerusalem, milliario in latere montis Oliveti : ubi Salvator Lazarum suscitavit, cujus et monumentum ecclesia nunc ibidem extructa demonstrat.

Matth. 21-17 Abiit foras extra civitatem in Bethaniam
26- 6 Cum autem Jesus esset in Bethania
Marc. 11- 1 Cum appropinquarent Jer. et Bethaniæ ad montem
-11 Exiit in Bethaniam cum duodecim
-12 Et alia die cum exirent a Bethania, esuriit
14- 3 Et cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi
Luc. 19-29 Cum appropinquasset ad Bethphage, et Bethaniam
24-50 Eduxit autem eos foras in Bethaniam
Joan. 1-28 Hæc in Bethania facta sunt, trans Jordanem
11- 1 Erat... languens Lazarus a Bethania
-18 Erat autem Bethania juxta Jerosolymam
12- 1 Venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus

BETHANITÆ.

Judic. 1-33 Fueruntque ei Bethsamitæ et Bethanitæ tributarii

BETHANOTH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-59 Mareth, et Bethanoth et Eltecon

BETHARABA.

Urbs in tribu Benjamin juxta finitimos tribus Juda.

Josue. 15- 6 Transit ab Aquilone in Betharaba
-61 In deserto Betharaba, Meddin
18-22 Betharaba, et Samarim Bethel

BETHARAN.

Urbs quam ædificavit tribus Gad, trans Jordanem, quam ceperat Josue, et quam postea Philippus tetrarcha nominavit Juliadem.

Num. 32-36 Bethnemra, et Betharan,
Josue. 13-27 In valle quoque Betharan

BETHAVEN.

Locus in tribu Benjamin situs, qui significat Domus iniquitatis, *propter idolum quod ibi adorabatur.*

Josue. 7- 2 Quæ est juxta Bethaven
18-12 Perveniens ad solitudinem Bethaven
1 Reg. 13- 5 Castrametati sunt... ad Orientem Bethaven
14-23 Pugna autem pervenit usque ad Bethaven
Osee. 4-15 Ne ascenderitis in Bethaven
5- 8 Ululate in Bethaven, post tergum tuum
10- 5 Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samariæ.

BETHAZMOTH.

Locus incertus, quem putant juxta Jerusalem.

2 Esdr. 7-28 Viri Bethazmoth, quadraginta duo

BETHBERA.

Locus est juxta Jordanem in tribu Ephraim. Interpretatur domus aquæ, *sive Putei. Hunc locum expeditione bellandi occupavit Josue.*

Judic. 7-24 Occupate aquas usque Bethbera atque Jordanem
Præoccupavit aquas atque Jordanem usque Bethbera.

BETHBERAI. *Urbs in tribu Simeon.*

1 Par. 4-31 In Bethberaï, et in Saarim; hæ civitates

BETHBESSEN.

Locus qui reperitur in tribu Benjamin, in deserto.

1 Mac. 9-62 Qui cum eo erant, in Bethbessen,
-64 Venit et castra posuit desuper Bethbessen

BETHCHAR.

Locus qui supponitur in sorte Philisthinorum, juxta Geth.

1 Reg. 7-11 Usque ad locum qui erat subter Bethchar

BETHDAGON.

Urbs in tribu Juda, qui et usque est hodie grandis vicus Capherdago inter Diospolim et Jamniam situs.

Josue. 15-41 Gideroth et Bethdagon et Naama et Maceda

BETHDAGON.

Locus est alius in meridionalibus plagis tribus Aser situs.

Josue. 19-27 Revertitur contra Arietem Bethdagon

BETHDAGON.

Locus est alter in Azoto, qui significat Templum Dagon, *quia ibi reipsa erat templum hujus idoli.*

1 Mac. 10-83 Intraverunt in Bethdagon idolum suum

BETHEL.

Urbs quæ antea vocabatur Luza. Ibi apparuit primo Deus Abrahæ, eique promisit possessionem terræ Chananæorum et posteritatem numerosam ut arena maris, et stellæ cœli. Hic Jacob vidit scalam mysteriosam et Angelos ascendentes et descendentes, unde locum hunc nominavit Bethel, id est, Domus Dei. *Bethel capta est a Josue et sorte contigit tribui Benjamin. Jeroboam rex Israel ibi erexit duos aureos vitulos quos adorari jussit, unde dictus est locus Bethaven, id est, domus iniquitatis. In eodem loco mortuæ et sepultæ sunt Rachel et Debora.*

Gen. 12- 8 Contra Orientem Bethel, retendit ibi tabernaculum
Ab Occidente habens Bethel, et ab Oriente Haï
13- 3 Iter, quo venerat a Meridie in Bethel usque ad locum ubi prius fixerat tabernaculum inter Bethel et Haï
28-19 Appellavitque nomen urbis Bethel,
31-13 Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem
35- 1 Surge, ascende Bethel, et habita ibi
- 3 Surgite et ascendamus in Bethel
- 6 Venit igitur Jacob Luzam, cognomento Bethel
- 8 Sepulta est ad radices Bethel subter quercum
-15 Vocansque nomen loci illius Bethel
Josue. 7- 2 Ad orientalem plagam oppidi Bethel, dixit
8- 9 Sederuntque inter Bethel, et Haï
-12 Et posuerat in insidiis inter Bethel et Haï
-17 Ne unus quidem in urbe Haï et Bethel remansisset
12- 9 Rex Haï, quæ est ex latere Bethel
-16 Rex Maceda unus; rex Bethel unus
16- 1 Solitudo quæ ascendit... ad montem Bethel
- 2 Egreditur de Bethel Luza
18-13 Juxta Luzam ad Meridiem, ipsa est Bethel
-22 Beth, Arobath, Samariam et Bethel
Judic. 1-22 Domus quoque Joseph ascendit in Bethel
4- 5 Inter Rama et Bethel in monte Ephraïm
20-31 Quarum una ferebatur in Bethel
21-19 Quæ sita est ad Septentrionem urbis Bethel
Quæ de Bethel tendit ad Sichimam
1 Reg. 7-16 Circuiens Bethel, et Galgala, et Masphath.
10- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes ad Deum in Bethel
13- 2 Erant cum Saül... in monte Bethel
30-27 His qui erant in Bethel, et qui in Ramoth
3 Reg. 12-29 Posuitque unum in Bethel et alterum in Dan
-32 Et ascendens altare similiter fecit in Bethel
Constituitque in Bethel sacerdotes excelsorum
-33 Ascendit super altare quod extruxerat in Bethel
13- 1 In sermone Domini in Bethel
- 4 Inclamaverat contra altare in Bethel
-10 Non est reversus per iter quo venerat in Bethel
-11 Prophetes a. quidam senex habitabat in Bethel
Quæ fecerat vir Dei illa die in Bethel
-32 Contra altare quod est in Bethel
16-34 Ædificavit Hiel de Bethel, Jericho

4 *Reg.* 2- 2 Sede hic, quia Dominus misit me usque in Bethel.
Cumque descendissent Bethel
- 3 Egressi sunt filii Prophetarum qui erant in Bethel
-23 Ascendit autem inde in Bethel
10-29 Nec dereliquit vitulos aureos qui erant in Bethel et in Dan
17-28 Habitavit in Bethel et docebat eos
23- 4 Et tulit pulverem eorum in Bethel
-15 Insuper et altare, quod erat in Bethel
-17 Prædixit verba hæc, quæ fecisti super altare Bethel
-19 Secund. om. opera quæ fecerat in Bethel
1 *Par.* 7-28 Habitatio Bethel cum filiabus suis
2 *Par.* 13-19 Cepit civitates Bethel, et filias ejus
1 *Esdr.* 2-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
2 *Esdr.* 7-32 Viri Bethel et Haï centum viginti tres
11-31 Haï et Bethel de filiabus ejus
Jerem. 48-13 Confusa est domus Israël a Bethel
Osee. 10-15 Sic fecit vobis Bethel, a facie malitiæ nequit.
12- 4 In Bethel invenit eum et ibi locutus est
Amos. 3-14 Super eum visitabo et super altaria Bethel
4- 4 Venite ad Bethel et impie agite
5- 5 Et nolite quærere Bethel
Galgala captiva ducetur et Bethel erit inutilis
- 6 Et non erit qui extinguat Bethel
7-10 Et misit Amasias sacerdos Bethel
-13 Et in Bethel non adjicies ultra ut prophetes
1 *Mac.* 9-50 Et in Bethel, et Thamnata et Phara

BETHEMEC. *Urbs in tribu Aser.*

Josue. 19-27 Contra Aquilonem in Bethemec et Nehiel

BETHER. *Urbs in tribu Benjamin.*

Cant. 2-17 Hinnuloq. cervorum super montes Bether

BETHGADER. *Filius Hariph.*

1 *Par.* 2-51 Hariph pater Bethgader.

BETHGAMUL.

Urbs tribus Ruben, in regione Moabitarum.

Jerem. 48-23 Super Bethgamul, et super Bethmaon

BETH-HAGLA.

Urbs in tribu Benjamin in finitimis tribus Juda.

Josue. 15- 6 Ascenditque terminos in Beth-Hagla,
18-19 Prætergreditur contra Aquilonem Beth-Hagla
-21 Fueruntq. civitates ejus.... Beth-Hagla

BETHIA.

Filia Pharaonis, quam duxit Mered, filius Ezra.

1 *Par.* 4-18 Hi autem filii Bethiæ filiæ Pharaonis, quam accepit Mered

BETHIESIMOTH. *Urbs in tribu Ruben.*

Josue. 13-20 Asedoth, Phasga et Bethiesimoth
Ezech. 25- 9 Inclytas terræ Bethiesimoth et Beelmon

BETHLEBAOTH. *Urbs in tribu Simeon.*

Josue. 19- 6 Et Bethlebaoth, et Sahoren civitates

BETHLEHEM I.

Civitas David in sorte tribus Judæ, in sexto ab Ælia, quæ est Jerusalem, milliario contra meridianam plagam, juxta viam quæ ducit Hebron, ubi et sepulcrum Jesse et David ostenditur, et mille circiter passibus procul turris Ader, quæ interpretatur turris gregis, *quodam vaticinio Pastores Dominicæ nativitatis conscios ante significans. Vocabatur autem Bethlehem prius Ephrata. Ibi natus est Dominus noster atque Salvator, quia prædixerat ibi nasciturum Michæas et oportebat eum ex natali solo probare se eum esse ducem de quo Propheta loqueretur. Deinde, quia eodem loco natus erat David, cujus ipse successor et restaurator regni veniebat, oportebat inde de radice Jesse florem ascendere ubi erat radix. Dicitur Bethlehem Juda, quia est alia Bethlehem in tribu Zabulon.*

Gen. 35-19 Quæ ducit Ephratam, hæc est Bethlehem
48- 7 Ephratæ, quæ alio nomine appellatur Bethlehem
Judic. 12- 8 Judicavit Abesan de Bethlehem
-10 Mortuusque est ac sepultus in Bethlehem
17- 7 Fuit quoque alter adolescens de Bethlehem Juda
- 8 Egressusque de civitate Bethlehem
- 9 Levita sum de Bethlehem Juda
19- 1 Qui accepit uxorem de Bethlehem Juda
Judic. 19- 2 Reversa est in domum patris sui in Bethlehem
-18 Profecti sumus de Bethlehem Juda
Unde ieramus in Bethlehem.
Ruth. 1- 1 Abiitque homo de Bethlehem Juda
- 2 Alter Chelion Ephratæi de Bethleem Juda
-19 Profect... et venerunt in Bethlehem
-22 Ac reversa est in Bethlehem
2- 4 Et ecce ipse veniebat de Bethlehem
4-11 Et habeat celebre nomen in Bethlehem
1 *Reg.* 16- 4 Venitque in Bethlehem, et admirati
17-12 David a. erat... de Bethlehem Juda
-15 Ut pasceret gregem patris sui in Bethlehem
20- 6 Ut iret celeriter in Bethlehem civitatem suam
-28 Rogavit me obnixe ut iret in Bethlehem
2 *Reg.* 2-32 Sepelierunt eum in sepulcro patris sui in Bethlehem
23-14 Statio Philisthinorum tunc erat in Bethlehem
-15 Cisterna quæ est in Bethlehem juxta portam
-24 Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem
1 *Par.* 11-16 Statio Philistinorum in Bethlehem
-17 Si quis daret mihi aquam de cisterna Bethlehem
-18 Hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
-26 Helchanan, filius patrui ejus de Bethlehem
2 *Par.* 11- 6 Extruxitque Bethlehem
1 *Esdr.* 2-21 Filii de Bethlehem centum viginti tres
2 *Esdr.* 7-26 Filii Bethlehem et Netupha centum oct.
Jerem. 41-17 In Chamaam quæ est juxta Bethlehem
Mich. 5- 2 Et tu Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda
Matth. 2- 1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem
- 5 At illi dixerunt: In Bethlehem Juda
- 6 Et tu Bethlehem terra Juda,
- 8 Et mittens illos in Bethlehem, dixit
-16 Occidit omn. pueros qui erant in Bethlehem
Luc. 2- 4 Civitatem David, quæ vocatur Bethlehem
-15 Transeamus usque Bethlehem
Joan. 7-42 Et de Bethlehem castello, ubi erat David

BETHLEHEM II.

Civitas in tribu Zabulon; quam putant aliqui esse Bethuliam.

Josue. 19-15 Semeron et Jedala et Bethlehem

BETHLEHEM I. *Filius Salma.*

1 *Par.* 11-51 Salma pater Bethlehem
-54 Filii Salma, Bethlehem et Netophati

BETHLEHEM II. *Filius Ephrata.*

1 *Par.* 4- 4 Hur primogeniti Ephrata patris Bethlehem.

BETHLEHEMITES.

1 *Reg.* 16- 1 Veni ut mittam te ad Isaï Bethlehemitem
-18 Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem scientem
17-58 Filius servi tui Isaï Bethlehemitæ ego sum
2 *Reg.* 21-19 Filius Saltus polymitarius Bethlehemites
1 *Par.* 20- 5 Adeodatus filius Saltus Bethlehemites

BETHMAACHA.

Urbs in tribu Nephthali.

2 *Reg.* 20-14 Transierat in Abelam, et Bethmaacha
-15 Et in Bethmaacha... et obsessa est urbs

BETHMAON. *Urbs in tribu Ruben.*

Jerem. 48-23 Super Bethgamul et super Bethmaon

BETHMARCHABOTH.

Urbs in tribu Simeon.

Josue. 19- 5 Siceleg et Bethmarchaboth et Hasersusa
1 *Par.* 4-31 Et in Bethmarchaboth et in Hasarsusim

BETHNEMRA. *Urbs in tribu Gad.*

Num. 32-36 Bethnemra, et Betharam, urbes munitas
Josue. 13-27 In valle quoque Betharan et Bethnemra, et Socoth

BETHORON.

Ad quam usque persecutus est reges inimicos Josue, ea est quæ cecidit in sortem filiorum Joseph, id est, Ephraim. Sunt enim duo vici ejusdem nominis, duodecimo ferme ab Ælia, quæ est Jerusalem, lapide Nicopolim pergentibus, e quibus propter situm unus dicitur Bethoron superior, quem ædificavit Salomon; et alius Bethoron inferior datus Levitis in possessionem.

Josue. 10-10 Persecutus est eos per viam Ascensus Bethoron
-11 Cum... essent in descensu Bethoron
16- 3 Usque ad terminos Bethoron inferioris
Josue. 16- 5 Possessio eorum.. usque Bethoron superiorem
18-13 Qui est ad Meridiem Bethoron inferioris
-14 Ad Meridiem montis qui respicit ad Bethoron
21-22 Bethoron cum suburbanis suis, civitates
1 *Reg.* 13-18 Alius ingrediebatur per viam Bethoron
2 *Reg.* 2-29 Et lustrata omni Bethoron, venerunt ad castra
3 *Reg.* 9-17 Ædificavit ergo Salomon Gazer et Bethoron inferiorem
1 *Par.* 6-68 Et Bethoron similiter
7-24 Quæ ædificavit Bethoron inferiorem
2 *Par.* 8- 5 Extruxitque Bethoron superiorem
Et Bethoron inferiorem, civitates muratas
25-13 A Samaria usque ad Bethoron
1 *Mac.* 3-16 Appropinquaverunt usque ad Bethoron
-24 Persecutus est eum in descensu Bethoron
4-29 Castra posuerunt in Bethoron
7-39 Et castra applicuit ad Bethoron
9-50 Et in Bethoron et in Bethel

BETHPHAGE.

Villa erat ad montem Oliveti, vicina Bethaniæ et Jerusalem. Ibi cum esset Jesus Christus, misit duos Discipulos ad vicum in quo reperire debebant asinam et pullum super quem intravit in Jerusalem.

Matth. 21- 1 Cum... venissent Bethphage ad montem Oliveti
Luc. 19-29 Cum appropinquasset ad Bethphage, et Bethaniam

BETHPHALETH. *Urbs in tribu Juda.*

2 *Esdr.* 11-26 Et in Molada, et in Bethphaleth,

BETHPHELETH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-27 Hassemon et Bethpheleth

BETHPHESES. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue. 19-21 Enhadda, et Bethpheses

BETHPHOGOR. *Urbs in tribu Ruben.*

Josue. 13-20 Bethphogor et Asedoth

BETHRAPHA. *Filius Esthon.*

1 *Par.* 4-12 Porro Esthon genuit Bethrapha

BETHSABEE.

Anno mundi 2998, ante J. Ch. 1056. Uxor Uriæ. Cum eam David se lavantem vidisset, et eam esse pulchram valde, misit et requisivit quæ esset. Et nuntiatum est illi ipsam mulierem esse Bethsabee uxorem Uriæ Hethæi; missis nuntiis, tulit eam; quæ cum ingressa esset ad illum, dormivit cum ea David. Concepit Bethsabee filium, qui mortuus est. David autem post mortem Uriæ accepit eam uxorem quæ peperit ei Salomonem. Et David ei cum juramento promisit hunc filium regnaturum esse in Juda. Cum Salomon patri suo successisset, Bethsabee ab eo petiit pro Adonia filio David Sunamitidem. Salomon vero iratus interfici jussit Adoniam fratrem suum.

2 *Reg.* 11- 3 Nuntiatumq. est ei, quod ipsa esset Bethsabee
12-24 Consolatus est David Bethsabee uxorem
3 *Reg.* 1-11 Dixit itaque Nathan ad Bethsabee
-15 Ingressa est itaque Bethsabee ad regem
-16 Inclinavit se Bethsabee et adoravit regem
-28 Dicens: Vocate ad me Bethsabee
-31 Summissoque Bethsabee in terram vultu
2-13 Et ingressus est Adonias.. ad Bethsabee matrem Salomonis
-18 Ait Bethsabee: Bene, ego loquar pro te regi
-19 Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonem
1 *Par.* 3- 5 Quatuor de Bethsabee filia Ammiel
Psal. 50- 1 Quando (*Nathan*) intravit ad Bethsabee

BETHSAIDA.

Civitas in Galilæa, patria sanctorum Andreæ, Petri et Philippi Apostolorum, prope stagnum Genezareth. In civitatibus Corozain, Behtsaida et Capharnaüm frequentissime Jesus Christus cum suis Discipulis Evangelium prædicans et miracula faciens versabatur; ideo illis exprobrat incredulitatem.

Matth. 11-21 Væ tibi Corozaïn! væ tibi Bethsaïda
Marc. 6-45 Præced. eum trans fretum ad Bethsaïdam
8-22 Et veniunt Bethsaïdam et adducunt ei cæcum
Luc. 9-10 In locum desertum qui est Bethsaïdæ
10-13 Væ tibi Corozaïn, væ tibi Bethsaïda
Joan. 1-44 Erat autem Philippus a Bethsaïda
12-21 Qui erat a Bethsaïda Galilææ

BETHSAIDA. *Piscina.*

Joan. 5- 2 Quæ cognominatur hebraice Bethsaïda

BETHSAMES.

Civitas sacerdotalis in tribu Juda. Altera est quoque Bethsames in sorte tribus Nephthali. Sed non de hac pristinos accolas tribus Nephthali valuit expellere. Altera denique est in tribu Issachar. In Bethsames Juda stetit arca Domini cum reduceretur ab urbe Philisthinorum.

Josue. 15-10 Descendit in Bethsames, transitque in Thamna
19-22 Usque Thabor et Sehesima et Bethsames
-38 Horem, et Bethanath, et Bethsames
21-16 Et Aïn et Jeta, et Bethsames
Judic. 1-33 Nephthali q. non delevit habitatores Bethsames
1 Reg. 6- 9 Siquidem... ascenderit contra Bethsames
-12 Per viam quæ ducit Bethsames
Sequebantur usque ad terminos Bethsames
3 Reg. 4- 9 Salebim, et in Bethsames, et in Elon
4 Reg. 14-11 In Bethsames oppido Judæ
-13 Cepit Joas rex Israël in Bethsames
2 Par. 25-21 Amasias a. rex Juda erat in Bethsames
-23 Cepit Joas rex Israël in Bethsames
28-18 Ceperuntq. Bethsames et Ajalon

BETHSAMITÆ.

Judic. 1-33 Fueruntque ei Bethsamitæ... tributarii
1 Reg. 6-13 Porro Bethsamitæ metebant triticum in valle
-14 Plaustrum venit in agrum Josuë Bethsamitæ
-15 Viri autem Bethsamitæ obtulerunt holocausta
-18 Quæ erat... in agro Josuë Bethsamitis
-19 Percussit autem de viris Bethsamitibus
-20 Et dixerunt viri Bethsamitæ: Quis poterit

BETHSAN.

Oppidum est ex quo tribus Manasse accolas pristinos non potuit expellere, et nunc appellatur Scythopolis, urbs nobilis Palæstinæ, seu, urbs Scytharum; quod nomen accepit ab irruptione quam in eam fecerunt Scythæ, regnante Psammitico super Ægyptum, et Manasse et Josias in Juda et Israel.

Josue. 17-11 Et in Aser, Bethsan, et viculi ejus
-16 In qua sitæ sunt Bethsan cum viculis suis
Judic. 1-27 Manasses quoque non delevit Bethsan
1 Reg. 31-10 Corpus vero ejus suspenderunt in muro Bethsan
-12 Tulerunt cadaver... de muro Bethsan
2 Reg. 21-12 Qui furati fuerant de platea Bethsan
3 Reg. 4-12 Mageddo, et universam Bethsan
A Bethsan usque Abelmehula
1 Par. 7-29 Bethsan, et filias ejus
1 Mac. 5-52 Transgressi... contra faciem Bethsan
12-40 Et exurgens abiit in Bethsan
-41 Exivit Jonathas... et venit Bethsan

BETHSEMES.

Urbs in tribu Juda. Data est filiis Aaron ad confugiendum.

1 Par. 6-59 Asan quoque et Bethsemes

BETHSETTA.

Urbs et campus dimidiæ tribus Manasse, ubi Gedeon expugnavit Madianitas.

Judic. 7-23 Fugientes usque ad Bethsetta

BETHSIMOTH. *Urbs in tribu Ruben.*

Num. 33-49 Castrametati sunt de Bethsimoth usque ad
Josue. 12- 3 Per viam quæ ducit Bethsimoth

BETHSUR.

In tribu Juda, sive Benjamin, et est hodie Bethsoron, vicus euntibus ab Ælia Hebron, in vicesimo lapide, juxta quem fons ad radices montis ebulliens, ab eadem, in qua gignitur, sorbetur humo. Et Apostolorum Acta referunt eunuchum Candacis reginæ in hoc esse loco a Philippo baptizatum. Est et alia villa Bethsur in tribu Juda mille passibus distans ab Eleutheropoli.

Josue. 15-58 Halhul, et Bethsur, et Gedor
2 Par. 11- 7 Bethsur quoque et Socho et Odollam
2 Esdr. 3-16 Princeps dimidiæ partis vici Bethsur

BETHSUR. *Filius Maon.*

1 Par. 2-45 Et Maon, pater Bethsur

BETHSURA. *Eadem est atque Bethsur.*

1 Mac 4-61 Munivit eum ad custodiendam Bethsuram
6- 7 Sed et Bethsuram civitatem suam
-26 Munitionem Bethsuram munierunt
1 Mac. 6-31 Et applicuerunt ad Bethsuram
-49 Fecit pacem cum his qui erant in Bethsura
-50 Et comprehendit rex Bethsuram
9-52 Et munivit civitatem Bethsuram
10-14 Tantum in Bethsura remanserant
11-65 Et applicuit Simon ad Bethsuram
14- 7 Dominatus est Gazaræ et Bethsuræ
-33 Munivit... Bethsuram quæ erat in finibus
2 Mac. 11- 5 Et appropians Bethsuræ, quæ erat in angusto loco
13-19 Et Bethsuræ quæ erat Judæorum præsidium
-22 Ad eos qui erant in Bethsuris

BETHTHAPHUA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-53 Et Jamin, et Beththaphua

BETHUL. *Urbs in tribu Simeon.*

Josue. 19- 4 Eltholad, Bethul et Har.

BETHULIA.

Erat Bethulia Galilææ urbs, in tribu Zabulon, in monte sita, non procul ab urbibus Dothaim versus Austrum; Scythopoli versus Septentrionem; Tyberiade versus Occidentem; Diocæsarea, quæ est Sepphoris, versus Orientem.

Judith. 6- 7 Perducerent eum in Bethuliam
-10 Filii Israël descendentes de Bethulia
Quem solventes duxerunt ad Bethuliam
7- 1 Ut ascenderent contra Bethuliam
-11 Omnibus habitantibus Bethuliam
8- 3 Mortuus est in Bethulia civitate sua
12- 7 Et exibat noctibus in vallem Bethuliæ
15- 7 Reliqui autem qui erant in Bethulia
- 8 Hi vero qui victores reversi sunt ad Bethuliam
- 9 De Jerusalem venit ad Bethuliam
16-25 Judith magna facta est in Bethulia
-28 Defuncta est ac sepulta cum viro suo in Bethulia

BETHZACHARA. *Locus in tribu Judæ.*

1 Mac. 6-32 Castra ad Bethzacharam
-33 Contra viam Bethzacharam

BETHZECA. *Urbs in tribu Manasse.*

1 Mac. 7-19 Et applicuit in Bethzeca

BETONIM. *Urbs in tribu Gad.*

Josue. 13-26 Masphe, et Bethonim

BEZEC.

Urbs regia Chananæorum, quæ sorte contigit dimidiæ tribui Manasse.

Judic. 1- 4 Et percusserunt in Bezec decem millia
- 5 Inveneruntque Adonibesech in Bezec et pugnaverunt
1 Reg. 11- 8 Et recensuit eos in Bezec

BIBLIOTHECA.

1 Esdr. 5-17 Recenseat in bibliotheca regis
6- 1 Recensuerunt in bibliotheca librorum
2 Mac. 2-13 Et ut construens bibliothecam congregavit

BIBO.

Gen. 9-21 Bibensque vinum, inebriatus est et nudatus
19-23 Dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa
-34 Demus ei bibere vinum etiam hac nocte
-35 Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere vinum
21-19 Implevit utrem, deditque puero bibere
24-14 Inclina hydriam tuam ut bibam
Et illa responderit: Bibe, quin et camelis tuis dabo potum
-17 Pauxillum aquæ mihi ad bibendum præbe
-18 Quæ respondit: Bibe, domine mi
-19 Cumque ille bibisset, adjecit: Quin et camelis tuis hauriam aquam donec cuncti bibant
-22 Postquam autem biberunt cameli, protulit vir inaures
-43 Da mihi pauxillum aquæ ad bibendum
-44 Tu bibe, et camelis tuis hauriam
-45 Et aio ad eum: Da mihi paululum bibere
-46 Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum
Bibi, et adaquavit camelos
-54 Vescentes pariter et bibentes manserunt ibi
25-34 Comedit, et bibit, et abiit
30-38 Ut cum venissent greges ad bibendum
43-34 Biberuntque et inebriati sunt cum eo
44- 5 Ipse est in quo bibit Dominus meus
Exod. 7-18 Affligentur Ægyptii bibentes aquam fluminis
Exod. 7-21 Non poterant Ægyptii bibere aquam fluminis
-24 Foderunt... fluminis aquam ut biberent
Non enim poterant bibere de aqua fluminis
15-23 Nec poterant bibere aquas de Mara
-24 Dicens: Quid bibemus?
17- 1 Ubi non erat aqua ad bibendum populo
- 2 Da nobis aquam, ut bibamus
- 6 Exibit ex ea aqua ut bibat populus
24-11 Comederunt, ac biberunt
32- 6 Sedit populus manducare et bibere
34-28 Panem non comedit, et aqua non bibit
Levit 10- 9 Quod inebriare potest, non bibetis tu et filii
11-34 Omne liquens quod bibitur de universo vase
Num. 5-24 Et dabit ei bibere. Quas cum exhauserit
-27 Quas cum biberit, si polluta est
6- 3 Et quidquid de uva exprimitur, non bibent
-20 Post hæc potest bibere Nazaræus vinum
20- 5 Insuper et aquam non habet ad bibendum
- 8 De petra bibet omnis multitudo et jumenta
-11 Ita ut populus biberet, et jumenta
-17 Non bibemus aquas de puteis tuis
-19 Si biberimus aquas tuas nos et pecora
21-22 Non bibemus aquas ex puteis
23-24 Donec occisorum sanguinem bibat
33-14 Ubi populo defuit aqua ad bibendum
Deut. 2- 6 Aquam emptam haurietis et bibetis
-28 Aquam pecunia tribue, et sic bibemus
9- 9 Aquam non bibens
-18 Panem non comedens et aquam non bibens
28-39 Vineam plantabis... et vinum non bibes
29- 6 Vinum et siceram non bibistis
32-14 Sanguinem uvæ bibere meracissimum
-38 Bibebant vinum libaminum
Judic. 4-19 Dedit ei bibere, et operuit illum
7- 5 Qui autem curvatis genibus biberint, in altera parte erunt
- 6 Reliqua multitudo flexo poplite biberat
13- 4 Cave ergo ne bibas vinum ac siceram
- 7 Cave ne vinum bibas, nec siceram
-14 Vinum et siceram non bibat
19- 4 Comedens cum eo, et bibens familiariter
- 6 Sederuntq. simul ac comederunt et biberunt
Ruth. 2- 9 Bibe aquas de quibus et pueri bibunt
3- 7 Cumque comedisset Booz et bibisset
1 Reg. 1- 9 Surrexit autem Anna postquam comederat et biberat in Silo
-15 Omne quod inebriare potest, non bibi
30-11 Dederuntque ei... ut biberet aquam
-12 Non enim comederat panem neque bibe at aquam
-16 Comedentes et bibentes, et quasi festum
2 Reg. 11-11 Ingrediar... ut comedam, et bibam, et dormiam
-13 Vocavit eum David... ut et biberet
12- 3 Et de calice ejus bibens
16- 2 Vinum autem ut bibat si quis defecerit in deserto
23-16 At ille noluit bibere, sed libavit eam
-17 Animarum periculum bibam? Noluit ergo bibere
3 Reg. 1-25 Illisque vescentibus et bibentibus coram eo
4-20 Comedentes, bibentes, atque lætantes
13- 8 Neque bibam aquam in loco isto
- 9 Non comedes panem, neque bibes aquam
-16 Neque bibam aquam in loco isto
-17 Non comedes panem, et non bibes aquam ibi
-18 Reduc... ut comedat panem, et bibat aquam
-19 Comedit ergo panem in domo ejus, et bibit aquam
-22 Et bibisti aquam in loco in quo præcepit tibi
Ne comederes panem neque biberes aquam
-23 Cumque comedisset et bibisset
16- 9 Erat autem Ela in Thersa bibens
17- 4 Et ibi de torrente bibes
- 6 Et bibebat de torrente
-10 Da mihi paululum aquæ in vase, ut bibam
18-41 Ascende, comede et bibe
-42 Ascendit Achab ut comederet et biberet
19- 6 Comedit ergo et bibit, et rursum obdormivit
- 8 Qui cum surrexisset, comedit et bibit
20-12 Bibebat ipse et reges in umbraculis
-16 Benadad autem bibebat temulentus
4 Reg. 3-17 Alveus iste replebitur aquis et bibetis vos et familiæ
6-22 Ut comedant et bibant et vadant
-23 Et comederunt et biberunt et dimisit eos
7- 8 Et comederunt et biberunt
9-34 Ut comederet biberetque ait
18-27 Et bibam urinam suam vobiscum
-31 Et bibetis aquas de cisternis vestris
19-24 Et bibi aquas alienas
1 Par. 11-18 Et attulerunt ad David ut biberet
-19 Et sanguinem istorum virorum bibam

1 Par. 11-19 Et ob hanc causam noluit bibere
12-39 Fueruntque ibi apud David tribus diebus comedentes et bibentes
29-22 Comederunt, et biberunt
1 Esdr. 10- 6 Panem non comedit, et aquam non bibit
2 Esdr. 8-10 Ite, comedite pinguia et bibite mulsum
-12 Abiit itaque omnis populus ut comederet et biberet
Tobiæ. 3-10 Et tribus diebus et tribus noctibus non manducavit neque bibit
4-18 Et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus
7-10 Non manducabo neque bibam
12-19 Videbar quidem vobiscum manducare et bibere
Judith. 5-15 Illic fontes amari obdulcati sunt eis ad bibendum
11-11 Ut interficiant pecora sua et bibant sanguinem eorum
12-12 Et bibat vinum in jucunditate
-17 Bibe nunc, et accumbe in jucunditate
-18 Dixit Judith : Bibam, Domine,
-19 Et accepit et manducavit et bibit coram ipso
-20 Bibitque vinum multum nimis, quantum nunquam biberat in vita sua
Esth. 1- 7 Bibebant autem qui invitati erant
- 8 Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum
4-16 Non comedatis et non bibatis tribus diebus et tribus noctibus
5- 6 Dixitque ei rex postquam vinum biberat abundanter
7- 1 Intravit itaque rex et Aman ut biberent cum regina
14-17 Et non biberim vinum libaminum
Job. 1- 4 Vocabant tres sorores suas ut comederent et biberent cum eis
-13 Cum autem... et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti
-18 Et dixit : Filiis tuis et filiabus vestris vescentibus et bibentibus vinum
5- 5 Et bibent sitientes divitias ejus
15-16 Quanto magis abominabilis...qui bibit quasi aquam iniquitatem
21-20 De furore Omnipotentis bibet
34- 7 Quis est vir ut est Job qui bibit subsannationem quasi aquam
Psal. 68-13 Et in me psallebant qui bibebant vinum
74- 9 Bibent omnes peccatores terræ
77-44 Et convertit in sanguinem flumina eorum et imbres eorum ne biberent
109- 7 De torrente in via bibet
Prov. 4-17 Et vinum iniquitatis bibunt
5-15 Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui.
9- 5 Et bibite vinum quod miscui vobis
23- 7 Comede et bibe, dicet tibi
25-21 Si sitierit, da ei aquam bibere
26- 6 Claudus pedibus et iniquitatem bibens
31- 5 Et ne forte bibant et obliviscantur judiciorum
- 7 Bibant et obliviscantur egestatis suæ
Eccle. 2-24 Nonne melius est comedere et bibere
3-13 Qui comedit et bibit... hoc donum Dei est
5-17 Hoc itaque visum est mihi bonum ut comedat quis et bibat
8-15 Nisi quod comederet et biberet
9- 7 Et bibe cum gaudio vinum tuum
Cant. 5- 1 Bibi vinum meum cum lacte meo
Comedite, amici, et bibite
Eccli. 9-15 Veterascet et cum suavitate bibes illud
24-29 Et qui bibunt me, adhuc sitient
26-15 Et ab omni aqua proxima bibet
31-21 Nec prior poscas bibere
-32 Si bibas illud moderate, eris sobrius
Isai. 5-22 Væ qui potentes estis ad bibendum vinum
21- 5 Comedentes et bibentes surgite
22-13 Comedere carnes, et bibere vinum
Comedamus et bibamus ; cras enim moriemur
24- 9 Cum cantico non bibent vinum
Amara erit potio bibentibus illam
29- 8 Et sicut somniat sitiens et bibit
36-12 Et bibant urinam pedum suorum vobiscum
-16 Et bibite unusquisque aquam cisternæ suæ
37-25 Ego fodi, et bibi aquam, et exsiccavi
44-12 Non bibet aquam et lassescet
51-17 Bibisti de manu Domini calicem iræ ejus
Usque ad fundum calicis soporis bibisti
-22 Non adjices ut bibas illum ultra
62- 8 Et si biberint filii alieni vinum tuum
- 9 Bibent in atriis sanctis meis
65-13 Ecce servi mei bibent, et vos sitietis
Jerem. 2-18 Et nunc quid tibi vis in via Ægypti ut bibas aquam turbidam?

Jerem. 2-18 Et quid tibi cum via Assyriorum ut bibas aquam fluminis?
16-81 Ut sedeas cum eis et comedas et bibas
22-15 Pater tuus numquid non comedit et bibit
25-16 Et bibent et turbabuntur
-26 Et rex Sesach bibet post eos
-27 Bibite, et inebriamini et vomite
-28 Cumque noluerint accipere calicem... ut bibant
Hæc dicit Dominus exercituum : Bibentes bibetis
35- 2 Et dabis eis bibere vinum
- 5 Dixi ad eos : Bibite vinum
- 6 Qui responderunt : Non bibemus vinum
Non bibetis vinum vos et filii vestri
- 8 Ita ut non biberemus vinum cunctis diebus nostris
-14 Præcepit filiis... ut non biberent vinum
Et non biberunt usque ad diem hanc
49-12 Ecce quibus non erat judicium ut biberent calicem, bibentes bibent
Non eris innocens, sed bibens bibes
51- 7 De vino ejus biberunt omnes gentes
Thren. 5- 4 Aquam nostram pecunia bibimus
Ezech. 4-11 Et aquam in mensura bibes sextam partem hin
A tempore usque ad tempus bibes illud
-16 Aquam in mensura et in angustia bibent
12-18 Aquam tuam in festinatione et mœrore bibe
-19 Aquam suam in desolatione bibent
23-32 Calicem sororis tuæ bibes profundum
-34 Bibes illum et epotabis usque ad fæces
25- 4 Et ipsi bibent lac tuum
34-18 Cum purissimam aquam biberetis
-19 Quæ pedes vestri turbaverant, hæc bibebant
39-17 Ut comedatis carnem et bibatis sanguinem
-18 Sanguinem principum terræ bibetis
-19 Et bibetis sanguinem in ebrietatem
44-21 Et vinum non bibet omnis sacerdos
Dan. 1- 5 Et de vino unde bibebat ipse
-12 Legumina ad vescendum et aqua ad bibendum
5- 1 Unusquisque secundum suam bibebat ætatem
- 2 Ut biberent in eis rex et optimates
- 3 Biberunt in eis rex, et optimates
- 4 Bibebant vinum et laudabant deos suos
-23 Tu... et concubinæ... vinum bibistis in eis
14- 5 Annon vides quanta comedat et bibat quotidie ?
-14 Comederunt omnia et biberunt
Joel. 1- 5 Ululate omnes qui bibitis vinum in dulcedine
3- 3 Puellam vendiderunt pro vino ut biberent
Amos. 2- 8 Vinum damnatorum bibebant in domo Dei
4- 1 Dicitis... Afferte, et bibemus
- 8 Venerunt duæ ut biberent aquam
5-11 Et non bibetis vinum earum
6- 6 Bibentes vinum in phialis
9-14 Plantabunt vineas et bibent vinum earum
Abd. -16 Quomodo enim bibistis super montem
Bibent omnes gentes jugiter
Et bibent et absorbebunt
Jonæ. 3- 7 Nec pascantur et aquam non bibant
Mich. 6-15 Mustum, et non bibes vinum
Habac. 2-16 Bibe tu quoque et consopire
Soph. 1-13 Plantabunt vineas et non bibent vinum earum
Aggæi. 1- 6 Bibistis, et non estis inebriati
Zach. 7- 6 Et cum comedistis, et bibistis numquid non vobis comedistis et vobismetipsis bibistis
9-15 Et bibentes inebriabuntur quasi a vino
1 Mac. 11-58 Dedit ei potestatem bibendi in auro
2 Mac. 15-40 Sicut enim vinum semper bibere
Matth. 6-31 Quid manducabimus aut quid bibemus?
11-18 Venit enim Joannes neque manducans neque bibens
-19 Venit Filius hominis manducans et bibens
20-22 Potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum ? Dicunt ei : Possumus
-23 Calicem quidem meum bibetis
24-38 Ante diluvium comedentes et bibentes
-49 Manducet autem et bibat cum ebriosis
25-35 Sitivi et dedistis mihi bibere
26-27 Dedit illis dicens : Bibite ex hoc omnes
-29 Non bibam amodo de hoc genimine vitis
Cum illum bibam vobiscum in regno Patris
-42 Nisi bibam illum, fiat voluntas tua
27-34 Dederunt ei vinum bibere
Et cum gustasset, noluit bibere
-48 Imposuit arundini et dabat ei bibere
Marc. 2-16 Quare cum... manducat et bibit magister
10-38 Potestis bibere calicem quem ego bibo
-39 Calicem quidem quem ego bibo, bibetis
14-23 Dedit eis : biberunt ex illo omnes

Marc. 14-25 Jam non bibam de hoc genimine vitis
Cum illud bibam novum in regno Dei
15-23 Et dabant ei bibere myrrhatum vinum
16-18 Si mortiferum quid biberint, non eis nocebit
Luc. 1-15 Vinum et siceram non bibet
5-30 Quare cum public... manducatis et bibitis ?
-33 Tui autem edunt et bibunt
-39 Et nemo bibens vetus, statim vult novum
7-33 Neque bibens vinum, et dicitis
-34 Venit Filius hominis manducans et bibens
Ecce homo devorator et bibens vinum
10- 7 Edentes et bibentes quæ apud illos sunt
12-19 Requiesce, comede, bibe, epulare
-29 Nolite quærere... aut quid bibatis
-45 Et cœperit...et edere, et bibere, et inebriari
13-26 Manducavimus coram te, et bibimus
17- 8 Ministra mihi donec manducem et bibam
Et post hæc tu manducabis et bibes
-27 Edebant et bibebant, uxores ducebant
-28 Edebant et bibebant, emebant
22-18 Quod non bibam de genimine vitis
-30 Ut edatis et bibatis super mensam meam
Joan. 4- 7 Dicit ei Jesus : Da mihi bibere
- 9 Bibere a me poscis quæ sum Samaritana
-10 Qui dicit tibi : Da mihi bibere
-12 Ipse ex eo bibit et filii ejus et pecora ejus
-13 Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum
Qui autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum
6-54 Nisi... et biberitis ejus sanguinem
-55 Qui... et bibit meum sanguinem
-57 Et bibit meum sanguinem, in me manet
7-37 Si quis sitit, veniat ad me, et bibat
18-11 Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum ?
Act. 9- 9 Non manducavit, neque bibit
10-41 Qui manducavimus et bibimus cum illo
23-12 Dicentes neque manducaturos, neque bibituros
-21 Non manducare, neque bibere, donec interficiant eum
Rom. 14-21 Bonum est... non bibere vinum
1 Cor. 9- 4 Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi
10- 4 Omnes eumdem potum spiritalem biberunt
Bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra
- 7 Sedit populus manducare et bibere
-20 Non potestis calicem Domini bibere
-31 Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive
11-22 Non habetis domos ad manducandum et bibendum ?
-25 Quotiescumque bibetis in meam commemorationem
-26 Manducabitis panem hunc et calicem bibetis
-27 Vel biberit calicem Domini indigne
-28 Sic de pane illo edat, et de calice bibat
-29 Qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit
15-32 Manducemus et bibamus, cras enim moriemur
1 Tim. 5-23 Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere
Hebr. 6- 7 Terra enim... bibens imbrem, et generans
Apoc. 14-10 Et hic bibet de vino iræ Dei
16- 6 Sanguinem eis dedisti bibere
18- 3 De vino iræ fornicationis ejus biberunt omnes gentes

BICEPS.

Prov. 5- 4 Acuta quasi gladius biceps

BIDUUM.

Levit. 19- 7 Si quis post biduum comederit ex ea
Num. 9-22 Si vero biduo aut uno mense
Josue. 20- 5 Nec ante biduum triduumve, ejus probatur inimicus
2 Mac. 10-37 Per continuum autem biduum præsidio vastato
Matth. 26- 2 Scitis quia post biduum Pascha fiet
Marc. 14- 1 Erat autem Pascha et Azyma post biduum

BIENNIUM.

Gen. 11-10 Genuit Arphaxad biennio post diluvium
45- 6 Biennium est enim quod cœpit fames esse
2 Reg. 13-23 Factum est autem post tempus biennii
4 Reg. 15-23 Regnavit Phaceïa super Israël in Samaria biennio
2 Mac. 10- 3 Sacrificia obtulerunt post biennium
Act. 19-10 Hoc autem factum est per biennium
24-27 Biennio autem expleto, accepit successorem
28-30 Mansit autem biennio toto in suo conducto

BIGÆ.

Isai. 21- 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum

BILIBRIS.

Apoc. 6- 6 Bilibris tritici denario
Tres bilibres hordei denario

BILINGUIS.

Prov. 8-13 Et os bilingue detestor
18- 8 Verba bilinguis quasi simplicia
Eccli. 5-17 Denotatio pessima super bilinguem
6- 1 Omnis peccator invidus et bilinguis
28-15 Susurro et bilinguis, maledictus
1 *Tim.* 3- 8 Non bilingues, non multo vino deditos

BIMATUS.

Matth. 2-16 Mittens occidit... a bimatu et infra

BINI, Æ, A.

Gen. 6-19 Bina induces in arcam, ut vivant tecum
-20 Bina de omnibus ingredientur tecum
7-15 Ingressæ sunt ad Noë in arcam bina et bina ex omni carne
45-22 Singulis quoque proferri jussit binas stolas
Exod. 26-19 Ut binæ bases singulis tabulis per duos angulos subjiciantur
-21 Binæ bases singulis tabulis supponentur
36-22 Binæ incastraturæ erant per singulas tabulas
-30 Binas scilicet bases sub singulis tabulis
1 *Par.* 26-17 Ibi erat concilium, bini et bini
-18 Binique per cellulas
2 *Par.* 4-13 Ita ut bini ordines malogranatorum
Ezech. 41-24 Ex utraque parte bina erant ostiola
Bina enim ostia erant ex utraque parte
Marc. 6- 7 Et cœpit eos mittere binos
Luc. 10- 1 Misit illos binos ante faciem suam
Joan. 2- 6 Capientes singulæ metretas binas vel ternas

BIPARTITUM.

Eccli. 47-23 Ut faceres imperium bipartitum

BIS.

Exod. 25- 4 Coccumque bis tinctum et byssum
26- 1 Decem cortinas... coccoque bis tincto
-31 Facies et velum de... coccoque bis tincto
-36 Et tentorium... coccoque bis tincto
27-16 Purpura, coccoque bis tincto
28- 5 Coccumque bis tinctum et byssum
- 6 Purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta
- 8 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
-15 Et purpura, coccoque bis tincto
-33 Et cocco bis tincto, mixtis in medio tintinn.
35- 6 Coccumque bis tinctum et byssum
-23 Coccumque bis tinctum et byssum
-35 Coccoque bis tincto, et bysso, texant omnia
36- 8 Coccoque bis tincto, opere vario
39- 2 Purpura, coccoque bis tincto, et bysso
- 8 Coccoque bis tincto et bysso retorta
-28 Ac vermiculo bis tincto, arte plumaria
Num. 19- 6 Coccumque bis tinctum sacerdos mittet
20-11 Percutiens virga bis silicem, egressæ sunt aquæ
Judic. 20-30 Et tertia vice, semel et bis
4 *Reg.* 6-10 Observavit se ibi non semel neque bis
2 *Esdr.* 13-20 Manserunt... foris Jerusalem semel et bis
Judith. 13-10 Et percussit bis in cervicem ejus
Eccli. 13- 8 Donec te exinaniat bis et ter
21- 4 Quasi romphæa bis acuta omnis iniquitas
32-11 Si bis interrogatus fueris, habeat caput responsum
Ezech. 41- 6 Latus ad latus, bis triginta tria
1 *Mac.* 3-30 Timuit ne non haberet ut semel et bis
10-72 Quia bis in fugam conversi sunt
Marc. 14-30 Priusquam gallus vocem bis dederit
-72 Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 18-12 Jejuno bis in sabbato
Philip. 4-16 Semel et bis in usum mihi misistis
Judæ. -12 Arbores... bis mortuæ, eradicatæ

BITHYNIA.

Regio est in Asia minore, sita ad Pontum, adversa Thraciæ, proxima Troadi.

Act. 16- 7 Tentabant ire in Bithyniam
1 *Petr.* 1- 1 Cappadociæ, Asiæ et Bithyniæ

BITUMEN.

Gen. 6-14 Et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus
11- 3 Habueruntque... bitumen pro cæmento
14-10 Vallis a. sylvestris habebat puteos multos bituminis
Exod. 2- 3 Et linivit eam bitumine ac pice

BIVIUM.

Gen. 38-14 Sedit in bivio itineris, quod ducit Thamnam
-21 Ubi est mulier quæ sedebat in bivio
Ezech. 21-21 Stetit enim rex Babylonis in bivio
Marc. 11- 4 Invenerunt... ante januam foris in bivio

BLANDE.

Gen. 50-21 Blande ac leniter est locutus
Prov. 23-31 Ingreditur blande,

BLANDIMENTUM.

Tobiæ. 11- 9 Blandimento suæ caudæ gaudebat
Prov. 28-23 Qui per linguæ blandimenta decipit

BLANDIOR.

Judic. 14-15 Blandire viro tuo et suade ei ut indicet
19- 3 Volens reconciliari ei atque blandiri
Esth. 15-11 Donec rediret ad se, his verbis blandiebatur
Prov. 7-13 Procaci vultu blanditur, dicens
Isai. 66-12 Et super genua blandientur vobis
-13 Quomodo si cui mater blandiatur

BLANDITIÆ.

Gen. 34- 3 Tristemque delinivit blanditiis
Prov. 7-21 Et blanditiis labiorum protraxit illum

BLANDUS.

Prov. 6-24 Ut custodiant te...a blanda lingua extraneæ
29- 5 Homo qui blandis fictisque sermonibus loquitur

BLASPHEMIA.

4 *Reg.* 19- 3 Increpationis et blasphemiæ dies iste
2 *Par.* 32-17 Epistolas quoque scripsit plenas blasphemiæ
-20 Oraverunt... adversum hanc blasphemiam
2 *Esdr.* 9-18 Feceruntque blasphemias magnas
-26 Feceruntque blasphemias grandes
Tobiæ. 1-21 Plagam..fecerat Deus propter blasphemiam
Job. 34-37 Quia addit super peccata sua blasphemiam
Isai. 37- 3 Correptionis, et blasphemiæ dies hæc
43-28 Dedi... Israël in blasphemiam
51- 7 Blasphemias eorum ne metuatis
Ezech. 5-15 Et eris opprobrium et blasphemia
Dan. 3-96 Quæcumque locuta fuerit blasphemiam contra Deum Sidrach
Soph. 2- 8 Audivi opprobrium Moab, et blasphemias filiorum Ammon
1 *Mac.* 7-38 Memento blasphemias eorum
2 *Mac.* 8- 4 Et blasphemias nomini suo illatas
10-35 Accensi animis propter blasphemiam
15-24 Qui cum blasphemia veniunt adversus
Matth. 12-31 Omne peccatum et blasphemia remittetur hominibus; spiritus autem blasphemia non remittetur
15-19 Furta, falsa testimonia, blasphemiæ
26-65 Ecce nunc audistis blasphemiam
Marc. 3-28 Et blasphemiæ quibus blasphemaverint
7-22 Oculus malus, blasphemia, superbia
14-64 Audistis blasphemiam; quid vobis videtur
Luc. 5-21 Quis est hic, qui loquitur blasphemias
Joan. 10-33 De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia
Act. 6-11 Audivisse eum dicentem verba blasphemiæ
Ephes. 4-31 Blasphemia tollatur a vobis, cum omni malitia
Colos. 3- 8 Deponite... et malitiam et blasphemiam
1 *Tim.* 6- 4 Ex quibus oriuntur... blasphemiæ suspiciones
Judæ. - 9 Non ausus est judicium inferre blasphemiæ
Apoc. 13- 1 Super capita ejus nomina blasphemiæ
- 5 Os loquens magna, et blasphemias
- 6 Et aperuit os suum in blasphemias
17- 3 Vidi mulierem..plenam nomin. blasphemiæ

BLASPHEMO.

Levit. 24-11 Cumque blasphemasset nomen et maledix.
-16 Qui blasphemaverit nomen Domini
-23 Eduxerunt eum qui blasphemaverat
Num. 16-30 Scietis quod blasphemarint Dominum
2 *Reg.* 12-14 Quoniam blasphemare fecisti inimicos
21-21 Et blasphemavit Israël; percussit autem
4 *Reg.* 19- 6 Quibus blasphemaverunt pueri regis Assyriorum me
-22 Cui exprobrasti, et quem blasphemasti
1 *Par.* 20- 7 Hic blasphemavit Israël: et percussit eum
Tobiæ. 13-16 Condemnati erunt omnes qui blasphemaverint te
Job. 15- 5 Et imitaris linguam blasphemantium
Isai. 1- 4 Blasphemaverunt sanctum Israël
5-24 Eloquium sancti Israël blasphemaverunt
37- 4 Ad blasphemandum Deum viventem
- 6 Quibus blasphemaverunt pueri regis
-17 Quæ misit ad blasphemandum Deum
-23 Cui exprobrasti, et quem blasphemasti
Isai. 48-11 Propter me faciam, ut non blasphemer
52- 5 Jugiter tota die nomen meum blasphematur
Jerem. 23-17 Dicunt his qui blasphemant me
Ezech. 20-27 Adhuc et in hoc blasphemaverunt me patres
Dan. 14- 8 Morietur Daniel, quia blasphemavit in Bel
Soph. 2-10 Quia blasphemaverunt, et magnificati sunt
1 *Mac.* 7-41 Quia blasphemaverunt te, exiit Angelus
2 *Mac.* 12-14 Blasphemantes, ac loquentes quæ fas non est
Matth. 9- 3 Dixerunt intra se: Hic blasphemat
26-65 Blasphemavit: Quid adhuc egemus testibus?
27-39 Prætereuntes autem blasphemabant eum
Marc. 2- 7 Quid hic sic loquitur? Blasphemat
3-28 Blasphemiæ quibus blasphemaverint
-29 Qui autem blasphemaverit in Spiritum
15-29 Et prætereuntes blasphemabant eum
Luc. 12-10 Qui in Spiritum sanctum blasphemaverit, non remittetur
22-65 Alia multa blasphemantes dicebant in eum
23-39 Blasphemabat eum dicens: Si tu es Christus
Joan. 10-36 Vos dicitis: Quia blasphemas
Act. 13-45 Contradicebant his... blasphemantes
18- 6 Contradicentibus autem eis, et blasphemantibus
19-37 Neque blasphemantes deam vestram
26-11 Compellebam blasphemare
Rom. 2-24 Nomen enim Dei per vos blasphematur inter Gentes
3- 8 Sicut blasphemamur, et sicut aiunt quidam
14-16 Non ergo blasphemetur bonum nostrum
1 *Cor.* 4-13 Blasphemamur, et obsecramus
10-30 Quid blasphemor pro eo quod gratias ago?
1 *Tim.* 1-20 Ut discant non blasphemare
6- 1 Ne nomen Domini et doctrina blasphemetur
Tit. 2- 5 Ut non blasphemetur verbum Dei
3- 2 Neminem blasphemare, non litigiosos esse
Jacob. 2- 7 Nonne ipsi blasphemant bonum nomen
1 *Petr.* 4- 4 Admirantur.. confusionem, blasphemantes
2 *Petr.* 2- 2 Per quos via veritatis blasphemabitur
-10 Sectas introducere non metuunt blasphemantes
-12 In his quæ ignorant blasphemantes
Judæ. - 8 Majestatem autem blasphemant
-10 Quæcumque quidem ignorant, blasphemant
Apoc. 2- 9 Blasphemaris ab his, qui se dicunt Judæos esse
13- 6 Aperuit os... blasphemare nomen ejus
16- 9 Blasphemaverunt nomen Dei habentis
-11 Blasphemaverunt Deum cœli
-21 Blasphemaverunt Deum homines

BLASPHEMUS.

Levit. 24-14 Educ blasphemum extra castra
2 *Mac.* 9-28 Igitur homicida et blasphemus pessime percussus
10- 4 Non barbaris ac blasphemis hominibus traderentur
13-11 Ne sineret blasphemis rursus nationibus subdi
1 *Tim.* 1-13 Qui prius blasphemus fui et persecutor
2 *Tim.* 3- 2 Blasphemi, parentibus non obedientes

BLASTUS.

Præfectus regii cubiculi Herodis Agrippæ.

Act. 12-20 Et persuaso Blasto, qui erat super cubiculum

BOANERGES.

Filius tonitrui significat hæc vox. Duobus Discipulis, Jacobo Zebedæi, et Joanni fratri Jacobi imposuit hoc nomen Jesus Christus, quia Evangelii prædicatione insignes futuri erant.

Marc. 3-17 Et imposuit eis nomina Boanerges

BOCCI I.

Filius Jogli, e tribu Dan. Is de tribu sua electus est simul cum Eleazaro et Josue filio Nun et aliis de singulis tribubus ut terram dividerent populo.

Num. 34-22 De tribu filiorum Dan, Bocci filius Jogli

BOCCI II.

Filius Abisue, summi pontificis e stirpe Eleazari, paterque Ozi.

1 *Par.* 6- 5 Abisuë vero genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi
-51 Bocci filius ejus, Ozi filius ejus
1 *Esdr.* 7- 4 Filii Zarahiæ, filii Ozi, filii Bocci

BOCCIAN.

Primogenitus e quatuordecim filiis Heman. In citharis et psalteriis et cymbalis in tabernaculo canebant.

1 *Par.* 25- 4 Filii Heman, Boccian, Mathanian
-13 Sexta Boccian, filiis et fratribus ejus duodecim

BOCHRI.

Pater Seba, e tribu Benjamin. Seba iste vir Belial, id est, improbus et seditiosus seditionem excitaverat adversus David, buccina cecinit et ait : Non est nobis pars in David, neque hæreditas in filio Isaï : Revertere in tabernacula tua, Israël. Et separatus est omnis Israël a David, secutusque est Seba filium Bochri : Viri autem Juda adhæserunt regi suo David, a Jordane usque Jerusalem. *Joab persecutus est hunc Seba, qui transierat in Abelam ubi et mulier sapiens ait Joab : Ecce caput Seba mittetur ad te per murum. Reipsa locuta est tam sapienter viris civitatis ut abscissum caput Seba filii Bochri projicerent ad Joab.*

2 Reg. 20– 1 Vir Belial nomine Seba filius Bochri
– 2 Secutusque est Seba filium Bochri
– 6 Nunc magis afflicturus est nos Seba filius Bochri
– 7 Ad persequendum Seba filium Bochri
–10 Persecuti sunt Seba filium Bochri
–13 Ad persequendum Seba filium Bochri
–21 Seba filius Bochri cognomine, levavit manum
–22 Abscissum caput Seba filii Bochri projecerunt

BOCHRU.

Filius secundus Asel e tribu Benjamin.

1 Par. 8–38 Asel sex filii... Ezricam, Bochru
9–44 Asel sex filios habuit... Bochru, Ismahel, Saria

BOEN.

Vel Ruben nomen est alicujus Chananæi, vel si sit filius Jacob, dici potest Boen ad lapidem istum præclarum quidpiam egisse, et loco nomen fecisse, quod est verisimilius. Vide Aben.

Josue. 15– 6 Ascendens ad lapidem Boën
18–18 Id est, lapidem Boën filii Ruben

BOLIS.

Act. 27–28 Qui et summittentes bolidem

BONI.

Levita, e stirpe Merari; filius erat Somer, paterque Amasai.

1 Par. 6–46 Filii Amasaï, filii Boni
2 Esdr. 11–15 Filius Boni

BONIPORTUS.

Locus est seu fortasse quædam civitas in insula Cretensium.

Act. 27– 8 Venimus in locum quemdam qui vocatur Boniportus

BONITAS.

1 Esdr. 8–22 Qui quærunt eum in bonitate
2 Esdr. 9–25 Abundaverunt deliciis in bonitate tua magna
–35 Ipsi in regnis suis, et in bonitate tua multa
Esth. 16– 2 Multi bonitate principum, et honore
Psal. 24– 7 Propter bonitatem tuam, Domine
36– 3 Spera in Domino et fac bonitatem,
37–21 Quoniam sequebar bonitatem
103–28 Omnia implebuntur bonitate
105– 5 Ad videndum in bonitate electorum
118–65 Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine
–66 Bonitatem, et disciplinam et scientiam doce me
–68 Et in bonitate tua doce me justificationes tuas
Sap. 1– 1 Sentite de Domino in bonitate
7–26 Et imago bonitatis illius
12–22 Ut bonitatem tuam cogitemus judicantes
Eccli. 6–15 Contra bonitatem fidei illius
45–29 In bonitate et alacritate animæ suæ placuit Deo
Baruc. 2–27 Fecisti.. secundum omnem bonitatem tuam
Rom. 2– 4 An divitias bonitatis ejus, et patientiæ
11–22 Vide ergo bonitatem et severitatem Dei
In te autem bonitatem Dei si permanseris in bonitate
Galat. 5–22 Benignitas, bonitas, longanimitas
Ephes. 2– 7 In bonitate super nos in Christo Jesu
5– 9 Fructus enim lucis est in omni bonitate
2 Thes. 1–11 Impleat omnem voluntatem bonitatis

BONNI.

Filius Gadi. Unus est e triginta nobilioribus exercitus David.

2 Reg. 23–36 Bonni de Gadi
1 Par. 9– 4 Filii Omraï, filii Bonni
2 Esdr. 9– 4 Bonni, Sarebias, Bani et Chanani
10–15 Bonni, Azgad, Bebai

BONUM. *Substant.*

Gen. – 1 Et vidit Deus quod esset bonum
–12 Et vidit Deus quod esset bonum
–18 Et vidit Deus quod esset bonum
–21 Et vidit Deus quod esset bonum
–25 Et vidit Deus quod esset bonum
2– 9 Lignumque scientiæ boni et mali
–17 De ligno autem scientiæ boni et mali
–18 Non est bonum esse hominem solum
3– 5 Eritis sicut dii scientes bonum et malum
–22 Ecce Adam... sciens bonum et malum
24–10 Abiit ex omnibus bonis ejus portans secum
34–22 Unum est quo differtur tantum bonum
44– 4 Quare reddidistis malum pro bono?
45–18 Ego dabo vobis omnia bona Ægypti
50–20 Deus vertit illud in bonum
Exod. 18– 9 Lætatus est Jethro super omnibus bonis quæ fecerat Dominus
33–19 Ostendam omne bonum tibi
Levit. 27–33 Non eligetur nec bonum nec malum
Num. 10–29 Quia Dominus bona promisit Israeli
24–13 Ut vel boni quid, vel mali proferam ex corde
Deut. 1–39 Qui hodie boni ac mali ignorant distantiam
6–18 Fac quod placitum est et bonum in conspectu Domini
12–28 Cum feceris quod bonum est et placitum
23– 6 Nec quæras eis bona cunctis diebus
26–11 Et epulaberis in omnibus bonis
28–11 Abundare te faciet Dominus omnibus bonis
30– 9 Ut gaudeat super te in omnibus bonis
–15 Considera quod hodie proposuerim in conspectu tuo vitam, et bonum
Josue. 9–25 Quod tibi bonum et rectum videtur, fac nobis
24–20 Postquam præstiterit vobis bona
Judic. 8–35 Gedeon juxta omnia bona quæ fecerat
1 Reg. 1–23 Fac quod bonum tibi videtur
3–18 Dominus est : Quod bonum est in oculis suis faciat
14–36 Omne quod bonum videtur in oculis tuis, fac
–40 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
19– 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona
20–12 Et aliquid boni fuerit super David
24–18 Tu enim tribuisti mihi bona
–19 Et tu indicasti hodie quæ fecisti mihi bona
25–21 Reddidit mihi malum pro bono
–30 Cum ergo fecerit Dom. omnia quæ locutus est bona de te
26–16 Non est bonum hoc quod fecisti
2 Reg. 7–28 Locutus es enim ad servum tuum bona hæc
10–12 Dom. a. faciet quod bonum est in conspectu suo
13–22 Porro non est locutus Absalom ad Amnon nec malum nec bonum
15–26 Faciat quod bonum est coram se
16–12 Et reddat mihi Do. bonum pro maledictione hac hodierna
19–37 Et fac ei quidquid tibi bonum videtur
3 Reg. 1–42 Ingredere, quia fortis es et bona nuntians
3– 9 Et discernere inter bonum et malum
8–56 Ex omnibus bonis quæ locutus est per Moïsen
–66 Profecti sunt... et alacri corde super omnibus bonis
22– 8 Quia non prophetat mihi bonum, sed malum
–13 Ecce sermones proph.. regi bona prædicant
Et loquere bona
–18 Quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum
4 Reg. 8– 9 Habens secum... et omnia bona Damasci
18– 3 Fecitq. quod erat bonum coram Domino
1 Par. 19–13 Quod in conspectu tuo bonum est, faciet
2 Par. 6–41 Sancti tui lætentur in bonis
7–10 Lætantes et gaudentes super bono quod fecerat Dominus Davidi
14– 2 Fecit a. Asa quod bonum et placitum erat
18– 7 Quia non prophetat mihi bonum
–12 Uno ore bona regi annuntiant
–17 Quod non proph. iste mihi quidquam boni
19–11 Et erit Dominus vobiscum in bonis
24– 2 Fecitq. quod bonum est coram Domino
–16 Eo quod fecisset bonum cum Israël
25– 2 Fecitq. bonum in conspectu Domini
31–20 Operatusq. est bonum et rectum et verum
1 Esdr. 5–17 Nunc ergo, si videtur regi bonum
9–12 Comedatis quæ bona sunt terræ
2 Esdr. 2– 7 Et dixi regi : Si regi videtur bonum
–18 Et confortatæ sunt manus eorum in bono
5–19 Memento mei, Deus meus, in bonum
9–25 Et possederunt domos plenas cunctis bonis
–36 Et comederent... et quæ bona sunt ejus
13–31 Memento mei, Deus meus, in bonum
Tobiæ. 4–23 Sed multa bona habebimus
Tobiæ. 11–20 Congratulantes ei de omnibus bonis
12– 3 Et bonis omnibus per eum repleti sumus
– 7 Sacramentum regis abscondere bonum est
13–12 Confitere Domino in bonis tuis
Judith. 5–21 Erant cum illis bona
12–14 Bonum et optimum faciam
Esth. 3–13 Missæ sunt (*Litteræ*) ut... et bona eorum diriperent
10– 3 Quærens bona populo suo
Job. 2–10 Si bona suscepimus de manu Dei
7– 7 Et non revertetur oculus meus ut videat bona
9–25 Fugerunt et non viderunt bonum
10– 3 Numquid bonum tibi videtur
20–21 Nihil permanebit de bonis ejus
21–13 Ducunt in bonis dies suos
–16 Quia non sunt in manu eorum bona sua
22–18 Cum ille implesset domos eorum bonis?
30–26 Expectabam bona, et venerunt mihi mala
36–11 Complebunt dies suos in bono
Psal. 4– 6 Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona?
12– 6 Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi
13– 1 Non est qui faciat bonum
– 3 Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum
15– 2 Quoniam bonorum meorum non eges
24–13 Anima ejus in bonis demorabitur
26–13 Credo videre bona Domini in terra viventium
33–11 Non minuentur omni bono
–15 Diverte a malo, et fac bonum
34–12 Retribuebant mihi mala pro bonis
36–27 Declina a malo, et fac bonum
37–21 Retribuunt mala pro bonis
38– 3 Obmutui, et humiliatus sum et silui a bonis
52– 2 Non est qui faciat bonum
– 4 Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum
64– 5 Replebimur in bonis domus tuæ
72–28 Mihi autem adhærere Deo bonum est
83–13 Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia
85–17 Fac mecum signum in bonum
91– 2 Bonum est confiteri Domino
102– 5 Qui replet in bonis desiderium tuum
106– 9 Et animam esurientem satiavit bonis
108– 5 Et posuerunt adversum me mala pro bonis
117– 8 Bonum est confidere in Domino
– 9 Bonum est sperare in Domino
118–71 Bonum mihi quia humiliasti me
–72 Bonum mihi lex oris tui
–122 Suscipe servum tuum in bonum
121– 9 Propter domum Dom... quæsivi bona tibi
124– 4 Benefac, Domine, bonis et rectis corde
127– 5 Et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ tuæ
132– 1 Ecce quam bonum, et quam jucundum
Prov. 11–10 In bonis justorum exultabit civitas
–23 Desiderium justorum omne bonum est
–27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona
12–14 De fructu oris sui unusquisque replebitur bonis
13– 2 De fructu oris sui homo satiabitur bonis
–21 Et justis retribuentur bona
14–15 Filio doloso nihil erit boni
–22 Misericordia et veritas præparant bona
16–20 Eruditus in verbo reperiet bona
17–13 Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus
–20 Qui perversi cordis est non inveniet bonum
–26 Non est bonum, damnum inferre justo
18– 5 Accipere personam impii non est bonum
–22 Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum
Qui expellit mulierem bonam, expel. bonum
19– 3 Ubi non est scientia animæ, non est bonum
– 8 Et custos prudentiæ inveniet bona
24–13 Comede, fili mi, mel, quia bonum est
–23 Cognoscere personam in judicio non est bonum
25–27 Qui mel multum comedit, non est ei bonum
28–10 Et simplices possidebunt bona ejus
31–12 Reddet ei bonum, et non malum
Eccle. 2– 1 Et affluam deliciis et fruar bonis
–24 Ostendere animæ suæ bona de laboribus suis
3–11 Cuncta fecit bona in tempore suo
–13 Et videt bonum de labore suo
4– 8 Cui laboro et fraudo animam meam bonis
5–17 Hoc itaque visum est mihi bonum ut comedat quis et bibat
6– 3 Et anima illius non utatur bonis substantiæ suæ
– 5 Neque cognovit distantiam boni et mali
– 6 Et non fuerit perfruitus bonis
7–15 In die bona fruere bonis
–19 Bonum est te sustentare justum

Eccle. 7-21 Non est enim homo justus in terra qui faciat bonum
8-12 Ego cognovi quod erit bonum timentibus Deum.
-13 Non sit bonum impio, nec prolongentur dies ejus
-15 Quod non esset homini bonum sub sole
9-18 Et qui in uno peccaverit multa bona perdet
11- 9 Et in bono sit cor tuum in diebus juventutis tuæ
12-14 Sive bonum sive malum illud sit
Sap. 2- 6 Venite ergo et fruamur bonis quæ sunt
4-12 Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona
7-11 Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa
-22 Est enim in illa (*sapientia*) spiritus... certus, suavis, amans bonum
8- 9 Sciens quoniam mecum communicabit de bonis
10- 8 In hoc lapsi sunt ut ignorarent bona
13- 1 Et de his quæ videntur bona
- 7 Et persuasum habent quoniam bona sunt quæ videntur
15-19 Sed nec... bona potest conspicere
18- 9 Similiter et bona et mala recepturos justos
Prolog. Eccli. Itaque bonum et necessarium putavi...
Eccli. 3-16 Nam pro peccato matris restituetur tibi bonum
11-13 Oculus Dei respexit illum in bono
-14 Bona et mala, vita et mors... a Deo sunt
-19 Et nunc manducabo de bonis meis solus
-25 Ne dicas...et quæ erunt mihi ex hoc bona
-27 In die bonorum ne immemor sis malorum
-33 Bona enim in mala convertens insidiatur
12- 1 Et erit gratia in bonis tuis multa
- 7 Nam duplicia mala invenies in omnibus bonis
- 8 Non agnoscetur in bonis amicus
- 9 In bonis viri, inimici illius in tristitia
13- 7 Et subridens spem dabit, narrans tibi bona
-31 Cor hominis immutat faciem illius sive in bona sive in mala
14- 4 Et in bonis illius alius luxuriabitur
- 5 Et non jucundabitur in bonis suis
-25 Et requiescent in casula illius bona in ævum
15- 1 Qui timet Deum, faciet bona
-18 Ante hominem vita et mors, bonum et malum
16-30 Et implevit illam bonis suis
17- 6 Et bona et mala ostendit illis
18- 7 Et quid est bonum, aut quid nequam illius?
-15 Fili, in bonis non des querelam
19-28 Et est judicium quod non probatur esse bonum
20- 1 Quam bonum est arguere, quam irasci
- 4 Quam bonum est correptum manifestare pœnitentiam!
-17 Et non erit gratia bonis illius (*fatui*)
21-14 Non erudietur, qui non est sapiens in bono
22-28 Ut et in bonis illius læteris
29-22 Bona repromissoris sibi ascribit peccator
30-18 Bona abscondita in ore clauso
-27 Splendidum cor et bonum in epulis est
31- 3 Et in requie sua replebitur bonis suis
-11 Ideo stabilia sunt bona illius in Domino
32-17 Et inebriantem te ab omnibus bonis suis
33-15 Contra malum bonum est, et contra mortem vita
37-21 Bonum et malum, vita et mors
39- 5 Bona enim, et mala in hominibus tentabit
-21 Opera Domini universa bona valde
-30 Bona bonis creata sunt ab initio
Sic nequissimis bona et mala
-32 Hæc omnia sanctis in bona... convertentur
41-20 Non est enim bonum omnem reverentiam observare.
42-26 Uniuscujusque confirmavit bona
44-11 Cum semine eorum permanent bona
45-31 Ne abolerentur bona ipsorum
46-12 Ut viderent omnes filii Israël quia bonum est obsequi sancto Deo
50-30 Beatus qui in istis versatur bonis
51-24 Zelatus sum bonum et non confundar
Isai. 1-19 Si volueritis... bona terræ comedetis
5-20 Væ qui dicitis malum bonum et bonum malum
7-15 Ut sciat reprobare malum et eligere bonum
-16 Quia antequam sciat puer reprobare malum et eligere bonum
38- 3 Memento quæso quomodo... quod bonum est in oculis tuis fecerim
41- 7 Dicens : Glutino bonum est
52- 7 Quam pulchri super montes pedes... annuntiantis bonum
Isai. 55- 2 Et comedite bonum, et delectabitur in crassitudine anima vestra
63- 7 Et super multitudin. bonorum domui Israël
Jerem. 5-24 Et peccata vestra prohibuerunt bonum a vobis
8- 6 Nemo quod bonum est loquitur
-15 Expectavi pacem, et non erat bonum tempus medelæ
12- 6 Ne credas eis cum locuti fuerint tibi bona
14-11 Noli orare, pro populo isto in bonum
-19 Expectavimus pacem, et non est bonum
15-11 Dicit Dominus: Si non reliquiæ tuæ in bonum
17- 6 Et non videbit cum venerit bonum
18-10 Pœnitentiam agam super bono quod locutus sum ut facerem ei
-20 Numquid redditur pro bono malum
Recordare quod steterim in conspectu tuo ut loquerer pro eis bonum
21-10 Posui enim faciem meam... in malum, et non in bonum
22-16 Judicavit causam pauperis, et egeni in bonum
24- 5 Quam emisi......in terram Chaldæorum, in bonum
26-14 Facite mihi quod bonum, et rectum est in oculis vestris
29-32 Et non videbit bonum quod ego faciam populo meo
30-10 Et quiescet et cunctis affluet bonis
31-12 Et venient... et confluent ad bona Domini
-14 Et populus meus bonis meis adimplebitur
32-42 Sic adducam super eos omne bonum
33- 9 Quæ audierint omnia bona quæ ego facturus sum eis
39-16 Ecce ego inducam sermones meos super civitatem hanc in malum, et non in bonum
44-27 Ecce ego vigilabo super eos in malum et non in bonum
52-32 Et locutus est cum eo bona
Thren. 3-17 Et repulsa est a pace anima mea, oblitus sum bonorum
-26 Bonum est præstolari cum silentio salutare Dei
-27 Bonum est viro cum portaverit jugum ab adolescentia sua
-38 Non egredientur nec mala nec bona
Baruc. 6-33 Neque si quid boni (*patiuntur*), poterunt retribuere
Ezech. 36-11 Bonisque donabo majoribus
Osee. 3- 5 Et pavebunt ad Dominum et ad bonum ejus
8- 3 Projecit Israël bonum, inimicus persequetur eum
14- 3 Omnem aufer iniquitatem et accipe bonum
Amos. 5-14 Quærite bonum et non malum
-15 Odite malum et diligite bonum
9- 4 Et ponam oculos meos super eos in malum et non in bonum
Mich. 1-12 Quia infirmata est in bonum quæ habitat in amaritudinibus
3- 2 Qui odio habetis bonum et diligitis malum.
6- 8 Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum
7- 3 Malum manuum suarum dicunt bonum
Zach. 1-17 Adhuc affluent civitates meæ bonis
9-17 Quid enim bonum ejus est
11-12 Si bonum est in oculis vestris, afferte mercedem meam
1 *Mac.* 10-27 Et retribuemus vobis bona pro his quæ fecistis nobiscum
14- 4 Et quæsivit bona genti suæ
- 9 Seniores in plateis sedebant omnes et de bonis terræ tractabant
16-17 Et reddidit mala pro bonis
2 *Mac.* 1-35 Sacerdotibus donavit multa bona
5- 4 Quapropter omnes rogabant in bonum monstra converti
-20 Postea autem fiet socius bonorum
11-19 Et deinceps bonorum vobis causa esse tentabo
14-30 Intelligens non ex bono esse austeritatem istam
Matth. 7-11 Si ergo vos... nostis bona data dare filiis vestris
Qui in cœlis est, dabit bona petentibus se
12-34 Quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali.
-35 Bonus homo de bono thesauro profert bona
15-26 Non est bonum sumere panem filiorum
17- 4 Domine, bonum est nos hic esse
18- 8 Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem
- 9 Bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare
19-16 Magister bone, quid boni faciam
-17 Qui dixit ei : Quid me interrogas de bono?
24-47 Quoniam super omnia bona sua constituet eum
25-14 Vocavit servos suos et tradidit illis bona sua
Matth. 26-24 Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille
Marc. 7-27 Non est enim bonum sumere panem filiorum
9- 4 Ait Jesu : Rabbi, bonum est nos hic esse
-41 Bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria collo ejus
-42 Bonum est tibi debilem introire in vitam
-44 Bonum est tibi claudum introire in vitam æternam
-46 Bonum est tibi luscum introire in regnum Dei
14-21 Bonum erat ei si non esset natus homo ille.
Luc. 1-53 Esurientes implevit bonis
6-45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum
9-33 Præceptor, bonum est nos hic esse
12-18 Illuc congregabo omnia quæ nata sunt mihi, et bona mea
-19 Anima, habes multa bona posita in annos plurimos
16- 1 Diffamatus... quasi dissipasset bona ipsius
-25 Recordare, quia recepisti bona in vita tua
19- 8 Ecce dimidium bonorum meorum, Domine
Joan. 1-46 A Nazareth potest aliquid boni esse?
5-29 Et procedent qui bona fecerunt
Rom. 2-10 Et pax omni operanti bonum
3- 8 Faciamus mala, ut veniant bona
-12 Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum
5- 7 Nam pro bono forsitan quis audeat mori?
7-13 Quod ergo bonum est, mihi factum est mors?
Per bonum operatum est mihi mortem
-15 Non enim quod volo bonum, hoc ago
-18 Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea, bonum
Perficere autem bonum, non invenio
-19 Non enim quod volo, bonum, hoc facio
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
8-28 Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum
9-11 Cum enim nondum... aliquid boni egissent
10-15 Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona
12- 9 Odientes malum et adhærentes bono
-17 Providentes bona non tantum coram Deo
-21 Noli vinci a malo, sed vince in bono malum
13- 3 Bonum fac, et habebis laudem ex illa
- 4 Dei enim minister est tibi in bonum
14-16 Non ergo blaphemetur bonum nostrum
-21 Bonum est non manducare carnem
15- 2 Unusquisque proximo suo placeat in bonum
16-19 Sed volo vos sapientes esse in bono
1 *Cor.* 7- 1 Bonum est homini mulierem non tangere
- 8 Bonum est illis, si sic permaneant, sicut et ego
-26 Existimo ergo hoc bonum esse
9-15 Bonum est enim mihi magis mori
2 *Cor.* 5-10 Prout gessit, sive bonum, sive malum
8-21 Providemus enim bona non solum coram Deo
13- 7 Ut vos quod bonum est, faciatis
Galat. 4-18 Bonum autem æmulamini in bono semper
6- 6 Ei qui se catechizat, in omnibus bonis
- 9 Bonum autem facientes, non deficiamus
-10 Dum tempus habemus operemur bonum ad omnes
Ephes. 4-28 Operando manibus suis quod bonum est
6- 8 Unusquisque quod fecerit bonum
1 *Thes.* 5-15 Sed semper quod bonum est sectamini in invicem
-21 Quod bonum est tenete
1 *Tim.* 2- 3 Hoc enim bonum est, et acceptum
Tit. 3- 8 Hæc sunt bona et utilia hominibus
Phile. -14 Uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset
Hebr. 5-14 Habent sensus ad discretionem boni ac mali
9-11 Assistens pontifex futurorum bonorum
10- 1 Umbra enim habens futurorum bonorum
-34 Rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis
13-21 Aptet vos in omni bono, ut faciatis
Jacob. 3-17 Desursum est sapientia.. bonis consentiens,
4-17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi
1 *Petr.* 2-14 Ab eo missis ad... laudem vero bonorum
3-11 Declinet a malo et faciat bonum
-13 Si boni æmulatores fueritis
3 *Joan.* -11 Noli imitari malum, sed quod bonum est

BONUS, A, UM.

Gen. 1- 4 Et vidit Deus lucem quod bona esset
-31 Cuncta quæ fecerat : et erant valde bona

Gen. 3- 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum
15-15 Sepultus in senectute bona
25- 8 Et deficiens mortuus est in senectute bona
27-15 Et vestibus Esaü valde bonis.... induit eum
30-20 Et ait : Dotavit me Deus dote bona
49-15 Vidit requiem quod esset bona
Exod. 3- 8 Educam de terra illa in terram bonam
18-17 At ille : Non bonam, inquit, rem facis
25- 6 Thymiamata boni odoris
30-34 Sume tibi... galbanum boni odoris
Levit. 27-10 Nec melius malo, nec pejus bono
-12 Qui judicans utrum bonum, an malum sit
-14 Considerabit eam sacerdos utrum bona, an mala sit
Num. 13-20 Ipsa terra, bona, an mala
14- 7 Terra, quam circuivimus, valde bona est
Deut. 1-14 Respondistis mihi : Bona res est quam vis facere
-25 Bona est terra quam Dominus Deus noster daturus est nobis
-35 Non videbit quispiam... terram bonam
8- 7 Deus tuus introducet te in terram bonam
Josue. 7-21 Vidi... pallium coccineum valde bonum
Judic. 8-32 Mortuusq. est Gedeon... in senectute bona
1 *Reg.* 2-24 Non enim est bona fama, quam ego audio
9- 2 Erat ei filius, vocabulo Saül, electus, et bonus
12-23 Docebo vos viam bonam et rectam
19- 4 Et opera ejus bona sunt tibi valde
24-20 Quis enim... dimittet eum in via bona ?
25- 8 In die enim bona venimus
-15 Homines isti boni satis fuerunt nobis et non molesti
29- 6 Quia rectus es tu, et bonus in conspectu meo
- 9 Scio quia bonus es tu in oculis meis
2 *Reg.* 15- 3 Videntur mihi sermones tui boni, et justi.
17- 7 Non est bonum consilium, quod dedit Achitophel
18-22 Non eris boni nuntii bajulus
-25 Si solus est, bonus est nuntius in ore ejus
-26 Dixitq. rex : Et iste bonus est nuntius
-27 Et ait rex : Vir bonus est
Et nuntium portans bonum, venit
-31 Veniens ait : Bonum apporto nuntium
3 *Reg.* 1-52 Si fuerit vir bonus, non cadet ne unus quidem capillus
2-38 Dixitque Semeï regi : Bonus sermo
-42 Respondisti mihi : Bonus sermo, quem audivi
8-16 Ostende eis viam bonam per quam ambulent
11-28 Vidensque Salomon adolescentem bonæ indolis
14-13 Inventus est super eo sermo bonus a Domino
-15 Evellet Israël de terra bona hac
4 *Reg.* 7- 9 Hæc enim dies boni nuntii est
20-19 Bonus sermo Domini, quem locutus es
1 *Par.* 4-40 Inveneruntq. pascuas uberes et valde bonas
16-34 Confitemini Domino quoniam bonus
28- 8 Ut possideatis terram bonam
29-28 Mortuus est in senectute bona
2 *Par.* 5-13 Confitemini Domino, quoniam bonus
6-27 Doce eos viam bonam
7- 3 Laudaverunt Dominum quoniam bonus
12-12 Inventa sunt opera tua bona
19- 3 Siquidem et in Juda inventa sunt opera bona
30-18 Dicens : Dominus bonus propitiabitur
-22 Qui habebant intelligentiam bonam
1 *Esdr.* 3-11 Quoniam bonus, quoniam in æternum misericordia
7- 9 Juxta manum Dei sui bonam super se
8-18 Per manum Dei nostri bonam super nos
2 *Esdr.* 2- 8 Ut dedit mihi rex juxta manum Dei mei bonam mecum
-18 Indicavi eis manum Dei mei quod esset bona
5- 9 Non est bona res, quam facitis
9-13 Dedisti eis judicia... et præcepta bona
-20 Et spiritum tuum bonum dedisti qui doceret eos
Tobiæ. 2- 1 Et factum esset prandium bonum
4-10 Præmium enim bonum tibi thesaurizas
5- 6 Et dixit : Unde te habemus, bone juvenis?
-27 Credo enim quod Angelus Dei bonus comitetur ei
7- 5 Cumque multa bona loqueretur de eo
- 7 Quia boni, et optimi viri filius es
8-16 Et reversa, nuntiavit bonum nuntium
12- 8 Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna
14- 4 Cum bono profectu timoris Dei perrexit in pace
-15 Invenitq. eos incolumes in senectute bona
-17 Omnis generatio ejus in bona vita
Judith. 11- 6 Quoniam tu solus bonus, et potens es
-21 Quoniam bona est promissio tua
Judith. 12-12 Non vereatur bona puella introire ad Dominum meum
-14 Omne quod erit... bonum et optimum, faciam
13-21 Confitemini illi omnes quoniam bonus
Psal. 5-13 Ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos
33-13 Quis est homo qui..diligit dies videre bonos?
35- 5 Astitit omni viæ non bonæ
44- 2 Eructavit cor meum verbum bonum
50-20 Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion
51-11 Expectabo nomen tuum quoniam bonum est
53- 8 Confitebor nomini tuo, Domine, quoniam bonum est
72- 1 Quam bonus Israël Deus his, qui recto sunt corde !
105- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
106- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
110-10 Intellectus bonus omnibus facientibus eum
117- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
- 2 Dicat nunc Israël, quoniam bonus
-29 Confitemini Domino, quoniam bonus
118-68 Bonus es tu, et in bonitate tua doce me
134- 3 Laudate Dominum, quia bonus Dominus
135- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
142-10 Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam
146- 1 Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus
Prov. 2- 9 Tunc intelliges...et omnem semitam bonam
-20 Ut ambules in via bona
3- 4 Invenies gratiam et disciplinam bonam
4- 2 Donum bonum tribuam vobis
12- 2 Qui bonus est, hauriet gratiam a Domino
-25 Et sermone bono lætificabitur
13-15 Doctrina bona dabit gratiam
-22 Bonus relinquit hæredes filios
14-14 Viis suis replebitur stultus et super eum erit vir bonus
-19 Jacebunt mali ante bonos
15- 3 Oculi Domini contemplantur bonos, et malos
-30 Fama bona impinguat ossa
16- 5 Initium viæ bonæ, facere justitiam
-29 Et ducit eum per viam non bonam
18-22 Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum
-23 Qui expellit mulierem bonam, expellit bonum
20-23 Statera dolosa non est bona
22- 1 Melius est nomen bonum, quam divitiæ multæ
Super argentum et aurum gratia bona
24-13 Comede, fili mi, mel, quia bonum est
25-25 Et nuntius bonus de terra longinqua
27- 9 Et bonis amici consiliis anima dulcoratur
31-18 Gustavit et vidit quia bona est negotiatio ejus
Eccle. 2-26 Homini bono in conspectu suo dedit Deus
3-11 Cuncta fecit bona in tempore suo
7- 2 Melius est nomen bonum, quam unguenta
-15 In die bona fruere bonis
9- 2 Bono et malo, mundo et immundo
Sicut bonus, sic et peccator
Sap. 3-15 Bonorum e. laborum gloriosus est fructus
8-15 In multitudine videbor bonus, et in bello fortis
-18 Et in amicitia illius delectatio bona
-19 Sortitus sum animam bonam
-20 Et cum essem magis bonus, veni ad corpus
12- 1 Quam bonus et suavis es, Domine
-19 Et bonæ spei fecisti filios tuos
-21 Et conventiones dedisti bonarum promissionum ?
14-25 Turbatio, et perjurium, tumultus bonorum
18- 3 Et solem sine læsura boni hospitii præstitisti
- 9 Absconse enim sacrificabant justi pueri bonorum
19-13 Alii autem bonos hospites in servitutem redigebant
-20 Nec dissolvebant illam... bonam escam
Eccli. 1-30 Bonus sensus usque in tempus abscondet verba
3-31 Et auris bona audiet cum omni concupiscentia
6- 5 Et lingua eucharis in bono homine abundat
-12 Unanimem habebis amicitiam bonam
-17 Qui timet Deum, æque habebit amicitiam bonam
-19 Et sustine bonos fructus illius
7-14 Assiduitas enim illius est bona
-21 Noli discedere a muliere sensata, et bona
11-15 Dilectio et viæ bonorum apud ipsum
12- 5 Da bono, et non receperis peccatorem
13-22 Aut quæ pars bona diviti ad pauperem
-30 Bona est substantia, cui non est peccatum
Eccli. 13-32 Vestigium cordis boni,
Et faciem bonam difficile invenies, et cum labore
14- 5 Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit?
-14 Non defrauderis a die bono
Et particula boni doni non te prætereat.
18-17 Nonne ecce verbum super datum bonum ?
26- 1 Mulieris bonæ beatus vir
- 3 Pars bona, mulier bona; in parte timentium Deum dabitur viro pro factis bonis
- 4 Divitis autem et pauperis cor bonum
-21 Sic mulieris, bonæ species in ornamentum
29-19 Vir bonus fidem facit pro proximo suo
32- 9 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
-14 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
35-10 Bono animo gloriam redde Deo
-12 Et in bono oculo adinventionem facito
36-26 Qui possidet mulierem bonam, inchoat possessionem
37-11 Bona est via tua
-17 Cor boni consilii statue tecum
39-30 Bona bonis creata sunt ab initio, sic nequissimis bona et mala
-39 Omnia opera Domini bona
41- 3 O mors, bonum est judicium tuum homini
-15 Curam habe de bono nomine
-16 Bonæ vitæ numerus dierum
Bonum autem nomen permanebit in ævum
42- 6 Super mulierem nequam bonum est signum
45-20 Elegit..offerre..incensum et bonum odorem
51-29 Propterea bonam possidebo possessionem
Isai. 39- 8 Bonum verbum Domini quod locutus est
65- 2 Qui graditur in via non bona post cogitationes
Jerem. 2-33 Quid niteris bonam ostendere viam
6-16 Quæ sit via bona, et ambulate in ea
7- 3 Bonas facite vias vestras et studia vestra
24- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis
- 3 Et dixi : Ficus, ficus bonas, bonas valde
- 5 Sicut ficus hæ bonæ, sic cognoscam
26-13 Nunc ergo bonas facite vias vestras
29-10 Suscitabo super vos verbum meum bonum
33-11 Confitemini D. exercituum, quoniam bonus Dominus
-14 Et suscitabo verbum bonum, quod locutus
35-15 Et bona facite studia vestra
42- 6 Sive bonum est, sive malum, voci Domini... obediemus
Thren. 3-25 Bonus est Dominus sperantibus in eum
Ezech. 17- 8 In terra bona super aquas multas plantata est
20-25 Ergo et ego dedi eis præcepta non bona
24- 4 Congere... et omnem partem bonam
34-18 Nonne satis vobis erat pascua bona depasci?
36-31 Recordabimini... studiorumque non bonorum
Dan. 3-89 Confitemini Domino, quoniam bonus
Osee. 4-13 Quia bona erat umbra ejus
Mich. 2- 7 Nonne verba mea bona sunt cum eo, qui recte graditur ?
Nahum. 1- 7 Bonus Dominus et confortans in die tribulationis
Zach. 1-13 Qui loquebatur in me verba bona
Malac. 2-17 Bonus est in conspectu Domini
1 *Mac.* 1-13 Et bonus visus est sermo in oculis eorum
4-24 Benedicebant Deum in cœlum, quoniam bonus est
-45 Et incidit illis consilium bonum ut destruerent illud
8- 2 Et audierunt prælia eorum et virtutes bonas quas fecerunt in Galatia
16-23 Et bonarum virtutum, quibus fortiter gessit
2 *Mac.* 1- 1 Salutem dicunt fratres... et pacem bonam
-24 Domine Deus, omnium creator... qui solus bonus es rex
7-20 Supra modum a. mater mirabilis et bonorum memoria digna, bono animo ferebat propter spem quam in Deum habebat
11- 6 Ut bonum Angelum mitteret ad salutem Israël
-26 Bono animo sint
15-12 Oniam... virum bonum et benignum
-17 Exhortati itaque Judæ sermonibus bonis valde
-23 Mitte Angelum tuum bonum ante nos
Matth. 3-10 Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum
5-16 Ut videant opera vestra bona
-45 Qui solem suum oriri facit super bonos et malos
7-17 Sic omnis arbor bona
Fructus bonos facit
-18 Non potest arbor bona malos fructus facere
Neque arbor mala bonos fructus facere
-19 Omnis arbor quæ non facit fructum bonum

Matth. 12-33 Aut facite arborem bonam et fructum ejus bonum
-35 Bonus homo de bono thesauro profert bona
13- 8 Alia autem ceciderunt in terram bonam
-23 Qui vero in terram bonam seminatus est
-24 Qui seminavit bonum semen in agro suo
-27 Nonne bonum semen seminasti in agro tuo?
-37 Qui seminat bonum semen, est Filius hominis
-38 Bonum vero semen, hi sunt filii regni
-45 Simile est... quærenti bonas margaritas
-48 Elegerunt bonos (*pisces*) in vasa
19-16 Ait illi : Magister bone, quid boni faciam ?
-17 Unus est bonus, Deus.
20-15 An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum ?
22-10 Congregaverunt... malos et bonos
25-21 Euge, serve bone, et fidelis
-23 Euge, serve bone, et fidelis
26-10 Opus enim bonum operata est in me
Marc. 4- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
-20 Et hi sunt, qui super terram bonam
9-49 Bonum est sal : quod si sal insulsum fuerit :
10-17 Magister bone, quid faciam ut vitam ætern.
-18 Quid me dicis bonum ?
Nemo bonus, nisi unus Deus
14- 6 Bonum opus operata est in me
Luc. 2-14 Et pax hominibus bonæ voluntatis
3- 9 Omnis ergo arbor non faciens fructum bonum
6-38 Mensuram bonam, et confertam... dabunt
-43 Non est enim arbor bona, quæ facit fructus malos, nec arbor mala, faciens fructum bonum
-45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum
8- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
-15 Quod autem in bonam terram, hi sunt qui in corde bono et optimo audientes verb.
11-13 Si ergo... nostis bona data dare filiis
De cœlo dabit Spirit. bonum petentibus se?
14-34 Bonum est sal. Si autem sal evanuerit
18-18 Magister bone, quid faciens vitam æternam possidebo ?
-19 Quid me dicis bonum ?
Nemo bonus nisi solus Deus
19-17 Et ait illi : Euge, serve bone
21- 5 Quod bonis lapidibus, et donis ornatum esset
23-50 Ecce vir... qui erat decurio, vir bonus et justus
Joan. 2-10 Omnis homo primum bonum vinum ponit
Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc
7-12 Quidam enim dicebant : Quia bonus est
10-11 Ego sum pastor bonus
Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis
-14 Ego sum pastor bonus
-32 Multa bona opera ostendi vobis
-33 De bono opere non lapidamus te
Act. 6- 3 Viros ex vobis boni testimonii septem
9-36 Hæc erat plena operibus bonis
11-24 Quia erat vir bonus, et plenus Spiritu
16- 2 Huic testimonium bonum reddebant
23- 1 Ego omni conscientia bona conversatus sum
24-10 Bono animo pro me satisfaciam
27-22 Et nunc suadeo vobis bono animo esse
-25 Propter quod bono animo estote, viri
Rom. 2- 7 Qui secundum patientiam boni operis
7-12 Mandatum sanctum et justum et bonum
-16 Consentio Legi, quoniam bona est
11-24 Contra naturam insertus es in bonam olivam
12- 2 Ut probetis quæ sit voluntas Dei bona
13- 3 Nam principes non sunt timori boni operis
1 Cor. 5- 6 Non est bona gloriatio vestra
15-33 Corrumpunt mores bonos colloquia mala
2 Cor. 2-15 Quia Christi bonus odor sumus Deo
5- 8 Audemus autem, et bonam voluntatem habemus
6- 8 Per infamiam et bonam famam
8- 8 Vestræ charitatis ingenium bonum comprobans
9- 8 Abundetis in omne opus bonum
Ephes. 2-10 Creati in Christo Jesu in operibus bonis
4-29 Sed si quis bonus ad ædificationem fidei
6- 7 Cum bona voluntate servientes
Philip. 1- 6 Quia qui cœpit in vobis opus bonum
-15 Et propter bonam voluntatem Christum prædicant
2-13 Velle et perficere, pro bona voluntate
-19 Ut et ego bono animo sim
4- 8 Quæcumque bonæ famæ, si qua virtus
Colos. 1-10 In omni opere bono fructificantes
1 Thes. 3- 6 Memoriam nostri habetis bonam semper
2 Thes. 2-15 Et dedit... et spem bonam in gratia
2 Thes. 2-16 Confirmet in omni opere et sermone bono
1 Tim. 1- 5 De corde puro et conscientia bona
- 8 Scimus autem quia bona est lex
-18 Ut milites in illis bonam militiam
-19 Habens fidem et bonam conscientiam
2-10 Promittentes pietatem per opera bona
3- 1 Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat
- 7 Oportet a. illum et testimonium habere bonum
-13 Gradum bonum sibi acquirent
4- 4 Quia omnis creatura Dei bona est
- 6 Bonus eris minister Christi Jesu
Enutritus verbis fidei et bonæ doctrinæ
5-10 In operibus bonis testimonium habens
Si omne opus bonum subsecuta est
-25 Similiter et facta bona manifesta sunt
6-12 Certa bonum certamen fidei
Confessus bonam confessionem coram multis testibus
-13 Præcipio tibi... bonam confessionem
-18 Bene agere, divites fieri in bonis operibus
-19 Thesaurizare sibi fundamentum bonum
2 Tim. 1-14 Bonum depositum custodi per Spiritum sanctum
2- 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu
-21 Utile Domino ad omne opus bonum paratum
3-17 Ad omne opus bonum instructus
4- 7 Bonum certamen certavi
Tit. 1-16 Et ad omne opus bonum reprobi
2- 7 Te ipsum præbe exemplum bonorum operum
-10 Sed in omnibus fidem bonam ostendentes
-14 Sectatorem bonorum operum
3- 1 Ad omne opus bonum paratos esse
- 8 Ut curent bonis operibus præesse qui credunt Deo
-14 Discant autem et nostri bonis operibus præesse
Phile. - 6 Evidens fiat in agnitione omnis operis boni
Hebr. 6- 5 Gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum
10-24 In provocationem charitatis, et bonorum operum
13-18 Confidimus enim quia bonam conscientiam habemus
Jacob. 2- 7 Nonne ipsi blasphemant bonum nomen
3-13 Ostendat ex bona conversatione
-17 Plena misericordia et fructibus bonis
1 Petr. 2-12 Conversationem vestr. inter Gent. habentes bonam
Ex bonis operibus vos considerantes
-18 Non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis
3-10 Qui enim vult... et dies videre bonos
-16 Conscientiam habentes bonam
Qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem
-21 Sed conscientiæ bonæ interrogatio in Deum
4-10 Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei
2 Petr. 1-10 Ut per bona opera certam vestram voc.

BOOZ.

Filius Salmon et Rahab, meretricis illius Jerichuntinæ, quæ exploratores excepit Hebræorum; quam vero conjugem accepit Salmon, e tribu Judæ, post eversionem Jericho, ut ei gratitudinem solveret pro suis meritis erga gentem Hebræam. Ex hoc matrimonio natus est Booz, anno mundi 2666, ante J. Ch. 1388. Quæres qui fieri possit ut inter Salmonem et Davidem nonnisi tres viri, Booz, Obed et Jesse numerentur, cum constet trecentos sexaginta et sex annos intercessisse. Respondendum non esse incredibile quatuor homines illo ævo, quo vita erat diuturnior, totum illud spatium æquasse, fierique potuit ut prolem non in adolescentia susceperint, at senectuti jam proximi. Insuper et hæc responsio valet, nempe : Booz natus est anno mundi 2666 et duxit Rahab anno 2759, cum esset ipse annorum octoginta et quatuordecim : Obed natus est anno 2759 et duxit uxorem anno 2855, in anno ætatis suæ octogesimo sedecimo; Isaï Davidem genuit anno 2950. Adhuc desiderantur anni 81 quos reperire est in tempore elapso post matrimonium Salmon anno 2584. Et reperies summam annorum 366. Booz erat potens et magnarum opum. Accepit uxorem Ruth quæ ei peperit Obed.

Ruth. 2- 1 Homo potens et magnarum opum, nomine Booz
- 3 Accidit a. ut ager ille haberet dominum nomine Booz
Ruth. 2- 5 Dixitq. Booz juveni, qui messoribus præerat
- 8 Et ait Booz ad Ruth : Audi, filia, ne vadas
-14 Dixitque ad eam Booz : Quando hora vescendi
-15 Præcepit autem Booz pueris suis, dicens
-23 Juncta est itaque puellis Booz
3- 2 Booz iste, cujus puellis in agro juncta es
- 7 Cumque comedisset Booz, et bibisset
-14 Et dixit Booz : Cave ne quis noverit quod huc veneris
4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam
- 2 Tollens autem Booz decem viros
- 5 Cui dixit Booz : Quando emeris agrum
- 8 Dixit ergo propinquo suo Booz : Tolle calc.
-13 Tulit itaque Booz Ruth et accepit uxorem
-21 Salmon genuit Booz, Booz genuit Obed.
1 Par. 2-11 Salmon de quo ortus est Booz
-12 Booz vero genuit Obed
Matth. 1- 5 Salmon autem genuit Booz de Rahab
Booz autem genuit Obed ex Ruth
Luc. 3-32 Qui fuit Booz, qui fuit Salmon

BOOZ.

Duas columnas posuit Salomon in vestibulo templi, unam a dextris et alteram a sinistris; eam quæ a dextris erat, vocavit Jachin, et quæ ad lævam, Booz.

3 Reg. 7-21 Secundam et vocavit nomine Booz
2 Par. 3-17 Et quæ ad lævam Booz

BOREAS.

Num. 8- 2 Præcipe ut lucernæ contra Boream e regione respiciant

BORITH.

Est herba qua fullones utebantur ad pannorum sordes abluendas et purgandas. Latine et italice saponaria dicitur.

Jerem. 2-22 Et multiplicaveris tibi herbam Borith

BOS.

Gen. 12-16 Fueruntque ei oves, et boves et asini
20-14 Tulit igitur Abimelech oves, et boves, servos et
21-27 Tulit itaque Abraham oves, boves
24-35 Dedit ei oves et boves, argentum
32- 5 Habeo boves, et asinos, et oves
- 7 Divisit... greges quoque oves et boves
33-13 Habeam... oves et boves fœtas mecum
41- 2 De quo ascendebant septem boves
-18 Septem boves de amne conscendere
-19 Has sequebantur aliæ septem boves
-26 Septem boves pulchræ et septem spicæ
-27 Septem quoque boves tenues atque macilentæ
47-17 Dedit eis alimenta pro equis et ovibus, et bobus, et asinis
Exod. 9- 3 Super... camelos, et boves, et oves, pestis valde gravis
20-17 Non desiderabis.. non ancillam, non bovem
-24 Offeretis... oves vestras, et boves
21-28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem
Dominus quoque bovis innocens erit
-29 Quod si bos cornupeta fuerit ab heri
Et bos lapidibus obruetur
-32 Bos vero lapidibus opprimetur
-33 Cecideritque bos aut asinus in eam
-35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit
Vendent bovem vivum, et divident pretium
-36 Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset
Reddet bovem pro bove
22- 1 Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem
Quinque boves pro uno bove restituet
- 4 Sive bos, sive asinus, sive ovis
- 9 Tam in bove quam in asino
-10 Si quis commendaverit asin. bovem, ovem,
-30 De bobus quoque et ovibus similiter facies
23- 4 Si occurreris bovi inimici tui
-12 Septimo die cessabis ut requiescat bos, et asinus tuus
34- 3 Boves quoque et oves non pascantur econtra
-19 Tam de bobus, quam de ovibus, meum erit
Levit. 1- 2 De bobus et ovibus offerens victimas
3- 1 Quod si... de bobus voluerit offerre
7-23 Adipem ovis et bovis, capræ non comedes
9- 4 Bovem, et arietem pro pacificis
-18 Immolavit et bovem atque arietem
-19 Adipem autem bovis, etc. posuerunt
17- 3 Si occiderit bovem aut ovem, sive capram
22-19 Masculus immaculatus erit ex bobus
-21 Offerens tam de bobus quam de ovibus
-23 Bovem, et ovem, offerre potes
-27 Bos, ovis, et capra, cum genita fuerint
-28 Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur

Levit. 27-26 Sive bos, sive ovis fuerit, Domini sunt
-32 Omnium decimarum bovis et ovis
Num. 7- 3 Sex plaustra tecta cum duodecim bobus
Unum bovem singuli, obtuleruntque ea
- 6 Cum suscepisset Moyses plaustra et boves
- 7 Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson
- 8 Octo boves dedit filiis Merari
- 9 Filiis a. Caath non dedit plaustra et boves
-15 Bovem de armento, et arietem
-17 Et in sacrificio pacificorum, boves duos
-21 Bovem de armento et arietem
-23 Et in sacrificio pacificorum, boves duos
-27 Bovem de armento et arietem
-29 Et in sacrificio pacificorum, boves duos
-33 Bovem de armento et arietem
-35 Et in hostias pacificorum, boves duos
-39 Bovem de armento, et arietem
-41 Et in hostias pacificorum, boves duos
-45 Bovem de armento et arietem
-47 Et in hostias pacificorum, boves duos
-51 Bovem de armento, et arietem
-53 Et in hostias pacificorum, boves duos
-57 Bovem de armento, et arietem
-59 Et in hostias pacificorum, boves duos
-63 Bovem de armento et arietem
-65 Et in hostias pacificorum, boves duos
-69 Bovem de armento, et arietem
-71 Et in hostias pacificorum, boves duos
-75 Bovem de armento, et arietem
-77 Et in hostias pacificorum, boves duos
-81 Bovem de armento, et arietem
-83 Et in hostias pacificorum boves duos
-87 Boves de armento in holocaustum duodecim
-88 In hostias pacificorum, boves viginti quatuor
8- 8 Tollent bovem de armentis
Bovem autem alterum de armento tu accipies
-12 Ponent manus suas super capita boum
11-22 Numquid boum et ovium multitudo cædetur
15- 3 De bobus, sive de ovibus
- 8 Quando vero de bobus feceris holocaust
- 9 Dabis per singulos boves similæ tres
-11 Sic facies (-12) per singulos boves
18-17 Primogenitum autem bovis et ovis
22- 4 Quo modo solet bos herbas usque ad radices carpere
-40 Cumque occidisset Balac boves et oves
31-28 Tam ex hominibus quam ex bobus
-30 Hominum, et boum, et asinorum
-33 Boum septuaginta et duo millia
-38 De bobus triginta sex millibus, bovesque septuaginta et duo
-44 Et de bobus triginta sex millibus
Deut. 5-14 Bos et asinus et omne jumentum
-21 Non concupisces... non bovem, non asinum
8-13 Habuerisq. armenta boum et ovium greges
12- 6 Primogenita boum, et ovium
14- 4 Comedere debetis, bovem, et ovem, et capram
15-19 Non operabis in primogenito bovis
16- 2 Immolabisque Phase... de bobus
17- 1 Non immolabis... bovem, in quo est macula
18- 3 Sive bovem, sive ovem immolaverint
22- 1 Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem
- 4 Si videris... aut bovem cecidisse in via
-10 Non arabis in bove simul et asino
25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area fruges tuas
28-18 Armenta boum tuorum, et greges ovium
-31 Bos tuus immoletur coram te
-51 Armenta boum et greges ovium
Josue. 6-21 Boves quoque et oves... percusserunt
7-24 Tollens... boves, et asinos, et oves
Judic. 6- 4 Non oves, non boves, non asinos
1 *Reg.* 11- 5 Saül veniebat, sequens boves de agro
- 7 Assumens utrumque bovem concidit in frusta
Quic. non exierit... sic fiet bobus ejus
12- 3 Utrum bovem cujusquam tulerim, aut asinum
14-14 Quam par boum in die arare consuevit
-32 Versus ad prædam, tulit oves et boves
-34 Adducat ad me unusquisque bovem suum
Adduxit... unusquisque bovem in manu
15- 3 Interfice... parv. atq. lactentem, bovem et
-21 Tulit autem de præda populus oves et boves
22-19 Percussit... parvulos et lactentes bovemque
27- 9 Tollensque oves, et boves, et asinos et camelos
2 *Reg.* 6- 6 Calcitrabant boves et declinaverunt eam
2 *Reg.* 6-13 Immolabat bovem, et arietem
12- 2 Dives habebat oves et boves plurimos
- 4 Parcens ille sumere de ovibus et bobus suis
24-22 Habes boves in holocaustum
Plaustrum et juga boum in usum lignorum
-24 Emit ergo David aream et boves
3 *Reg.* 1-19 Mactavit boves et pinguia quæque
-25 Quia descendit hodie et immolavit boves
4-23 Decem boves pingues
Et viginti boves pascuales
7-25 Et stabat super duodecim boves
-29 Leones, boves, et Cherubim
Et subter leones et boves, quasi lora
-44 Et mare unum, et boves duodecim subter mare
8- 5 Immolabant oves et boves absque æstimatione
-63 Immolavit Domino boum viginti duo millia
18-23 Dentur nobis duo boves
Et illi eligant sibi bovem unum
Et ego faciam bovem alterum
-25 Eligite vobis bovem unum, et facite primi
-26 Qui cum tulissent bovem, quem dederat eis
-33 Divisitque per membra bovem et posuit super ligna
19-19 Elias reperit Eliseum... arantem in duodecim jugis boum et ipse in duodecim jugis boum arantibus unus erat
-20 Qui statim, relict. bobus, cucurrit post Eliam
-21 Tulit par boum, et mactavit illud, et in aratro boum coxit carnes
4 *Reg.* 5-26 Ut emas... et oves, et servos
16-17 Mare deposuit de bobus æreis
1 *Par.* 12-40 Afferebant panes... in bobus ad vescendum
Oleum, boves, arietes ad omnem copiam
13- 9 Bos quippe lasciviens paululum inclinaverat eam
21-23 Sed et boves do in holocaustum
27-29 Et super boves in vallibus, Saphat filius Adli
2 *Par.* 4- 3 Similitudo quoque boum erat subter illud
Boves autem erant fusiles
- 4 Et ipsum mare super duodecim boves impositum erat
Posteriora autem boum erant intrinsecus sub mari
-15 Mare unum, boves quoque duodecim
5- 6 Immolabant arietes, et boves absque ullo numero
7- 5 Mactavit igitur... boum viginti duo millia
13- 9 Initiaverit manum suam in tauro de bobus
15-11 Immolaverunt Dom... boves septingentos
18- 2 Mactavit Achab arietes et oves plurimos
29-33 Sanctificaverunt Domino boves sexcentos
31- 6 Obtulerunt decimas boum, et ovium
35- 7 Boum quoque tria millia
- 8 Duo millia sexcenta boves trecentos
- 9 Dederunt... boves quingentos
-12 De bobus quoque fecerunt similiter
2 *Esdr.* 5-18 Parabatur a. mihi per dies singulos bos unus
10-36 Primitiva boum nostrorum et ovium nostrarum
Judith. 2- 8 Boum quoque armenta, gregesque ovium
3- 3 Campi et armenta boum, gregesque ovium
8- 7 Possessiones armentis boum et gregibus ovium plenas
Job. 1- 3 Quingenta quoque juga boum
-14 Diceret: Boves arabant et asinæ pascebantur
6- 5 Aut mugiet bos, cum ante præsepe plenum steterit ?
21-10 Bos eorum concepit, et non abortivit
24- 3 Abstulerunt pro pignore bovem viduæ
40-10 Ecce Behemoth.. fœnum quasi bos comedet
42-12 Mille juga boum, et mille asinæ
Psal. 8- 8 Omnia subjecisti... oves et boves universas
49-10 Jumenta in montibus et boves
65-15 Offeram tibi boves cum hircis
143-14 Boves eorum crassæ
Prov. 7-22 Sequitur quasi bos ductus ad victimam
14- 4 Ubi non sunt boves, præsepe vacuum est
Ibi est manifesta fortitudo bovis
Eccli. 22- 2 De stercore boum lapidatus est piger
26-10 Sicut boum jugum, quod movetur, ita et mulier nequam
38-26 Qui tenet aratrum... stimulo boves agitat
Isai. 1- 3 Cognovit bos possessorem suum
7-21 Nutriet homo vaccam boum, et duas oves
-25 Et erit in pascua bovis
11- 7 Leo quasi bos comedet paleas
32-20 Immittentes pedem bovis et asini
65-25 Leo et bos comedent paleas
66- 3 Qui immolat bovem, quasi qui interficiat virum
Ezech. 1-10 Facies autem bovis, a sinistris ipsarum quatuor
4-15 Ecce dedi tibi fimum boum pro stercoribus
Dan. 4-22 Et fœnum ut bos comedes
-29 Fœnum quasi bos comedes
-30 Et fœnum ut bos comedit
5-21 Fœnum quoque ut bos comedebat
Osee. 12-11 Frustra erant in Galgal bobus immolantes
Jonæ. 3- 7 Boves et pecora non gustent quidquam
Luc. 13-15 Sabbato non solvit bovem suum
14- 5 Cujus vestrum asinus aut bos in puteum cadet
-19 Juga boum emi quinque et eo probare illa
Joan. 2-14 Invenit in templo vendentes boves et oves
-15 Omnes ejecit de templo, oves quoque et boves
1 *Cor.* 9- 9 Non alligabis os bovi trituranti
Numquid de bobus cura est Deo ?
1 *Tim.* 5-18 Non alligabis os bovi trituranti

BOSES.

Boses et Sene duo erant scopuli, unus preeminens ad Aquilonem ex adverso Machmas, et alter ad Meridiem contra Gabaa, valde prærupti et quasi in modum dentium, inter quos Jonathas nitebatur transire ad stationem Philisthinorum. Ascendit manibus et pedibus reptans et interfecit plurimos tantum adjutus armigero suo.

1 *Reg.* 14- 4 Nomen uni Boses et nomen alteri Sene

BOSOR.

Bosor civitas est in deserto trans Jordanem, quæ cecidit in sortem tribus Ruben ad Orientalem plagam Jericho, civitas sacerdotalis et fugitivorum. Hæc est Bostra metropolis Arabiæ. Appellatur autem et alia Bosor civitas Esaü in montibus Idumææ, cujus Isaïas recordatur dicens : Quis est iste qui venit de Edom ? Fulvida vestimenta ejus ex Bosor, *juxta* LXX. *Data est filiis Merari.*

Deut. 4-43 Bosor in solitudine, quæ sita est in terra campestri
Josue. 20- 8 Statuerunt Bosor quæ sita est in campestri
21-36 Civitates refugii Bosor in solitudine
1 *Par.* 6-78 Bosor in solitudine cum suburbanis
7-37 Bosor et Hod, et Samma. et Salusa
1 *Mac.* 5-26 Comprehensi sunt in Barasa, et Bosor
-28 Convertit Judas... viam in desertum Bosor
-36 Cepit Casbon et Mageth et Bosor
2 *Petr.* 2-15 Secuti viam Balaam ex Bosor

BOSPHORUS.

Abdiæ. -20 Transmigratio Jerusalem quæ in Bosphoro est.

BOSRA.

Tres sunt istius nominis civitates, quarum prima in dimidia tribu Manasse, trans Jordanem, data est Levitis familiæ Gerson ; secunda in regione Moabitarum, quæ videtur eadem esse ac Barasa ; tertia in Idumæa quæ est Bosor.

Gen. 36-33 Regnavit pro eo Jobab filius Zare de Bosra
Josue. 21-27 Dedit... Gaulon in Basan, et Bosram
1 *Par.* 1-44 Regnavit pro eo Jobab filius Zare de Bosra
Isai. 34- 6 Victima enim Domini in Bosra
63- 1 Qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra
Jerem. 48-24 Et super Carioth et super Bosra
49-13 In maledictionem erit Bosra
-22 Expandet alas suas super Bosram
Amos. 1-12 Et devorabit ædes Bosræ

BOTRUS.

Num. 13-24 Pergentesque ad Torrentem Botri
-25 Id est, Torrens Botri
Eo quod botrum portassent inde filii Israël
32- 9 Cumque venissent usque ad Vallem Botri
Deut. 1-24 Venerunt usque ad Vallem Botri
32-32 Uva eorum uva fellis, et botri amarissimi
Job. 15-33 Lædetur quasi vinea in primo flore botrus ejus
Cant. 1-13 Botrus Cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi
7- 7 Et ubera tua botris
- 8 Erunt ubera tua sicut botri vineæ
Eccli. 39-31 Et mel, et botrus uvæ, et oleum
Isai. 65- 8 Quomodo si inveniatur granum in botro
Mich. 7- 1 Non est botrus ad comedendum
Apoc. 14-18 Mitte... et vindemia botros vineæ

BRACCÆ.

Dan. 3-21 Et confestim viri illi vincti cum braccis suis

BRACHIALE.

Eccli. 21-24 Et quasi brachiale in brachio dextro

BRACHIOLA.

2 *Par.* 9-18 Et scabellum aureum brachiola duo altrinsecus
Et duos leones stantes juxta brachiola

BRACHIUM.

Gen. 49-24 Dissoluta sunt vincula brachiorum
Exod. 6- 6 Ac redimam in brachio excelso
15-16 Irruat... in magnitudine brachii tui
Deut. 4-34 Extentum brachium, horribiliores visiones
5-15 Eduxerit te... manu forti et brachio extento
7-19 Extentum brachium, ut educeret te
9-29 Quos eduxisti... et in brachio extento
11- 2 Qui non viderunt extentumque brachium
26- 8 Eduxit nos... et brachio extento
33-20 Quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem
-27 Subter brachia sempiterna
1 *Reg.* 2-31 Et præcidam brachium tuum
Et brachium domus patris tui
2 *Reg.* 1-10 Tuli... et armillam de brachio illius
22-35 Componens quasi arcum æreum brachia mea
3 *Reg.* 8-41 Brachium tuum (-42) extentum
4 *Reg.* 17-36 Eduxit vos... et in brachio extento
2 *Par.* 6-32 Propter... brachium tuum extentum
32- 8 Cum illo enim est brachium carneum
1 *Esdr.* 4-23 Prohibuerunt eos in brachio et robore
Judith. 9-11 Erige brachium tuum sicut ab initio
Job. 18-13 Consumat brachia illius primogenita mors
22- 8 In fortitudine brachii tui possidebas terram
26- 2 Sustentas brachium ejus qui non est fortis ?
31-22 Et brachium meum cum suis ossibus confringatur
35- 9 Ejulabunt propter vim brachii tyrannorum
38-15 Brachium excelsum confringetur
40- 4 Etsi habes brachium sicut Deus
Ps. H. 10-15 Contere brachium peccatoris et maligni
17-35 Posuisti ut arcum æreum, brachia mea
36-17 Quoniam brachia peccatorum conterentur
43- 4 Brachium eorum non salvavit eos
70-18 Donec annuntiem brachium tuum generationi
76-16 Redemisti in brachio tuo populum tuum
78-11 Secundum magnitudinem brachii tui, posside
88-11 In brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos tuos
-14 Tuum brachium cum potentia
-22 Et brachium meum confortabit eum
97- 1 Salvabit sibi... et brachium sanctum ejus
135-12 In manu potenti, et brachio excelso
Prov. 31- 1 Et roboravi brachium suum
Cant. 8- 6 Pone me..signaculum super brachium tuum
Sap. 5-17 Et brachio sancto suo defendet eos
11-22 Et virtuti brachii tui quis resistet ?
16-16 Per fortitudinem brachii tui flagellati sunt
Eccli. 7-33 Et propurga te cum brachiis
-35 Datum brachiorum tuor. .. offeres Domino
21-24 Et quasi brachiale in brachio dextro
36- 7 Glorifica manum et brachium dextrum.
38-33 In brachio suo formabit lutum.
Isai. 9-20 Unusquisque carnem brachii sui vorabit
17- 5 Et brachium ejus spicas leget
30-30 Terrorem brachii sui ostendet
33- 2 Esto brachium nostrum in mane
40-10 Et brachium ejus dominabitur
-11 In brachio suo congregabit agnos
44-12 Et operatus est in brachio fortitudinis suæ
48-14 Faciet... et brachium suum in Chaldæis
51- 5 Et brachia mea populos judicabunt
Et brachium meum sustinebunt
- 9 Induere fortitudinem brachium Domini
52-10 Paravit Do. brachium sanctum suum
53- 1 Et brachium Domini cui revelatum est
59-16 Et salvavit sibi brachium suum
62- 8 Juravit Do... et in brachio fortitudinis suæ
63- 5 Salvavit mihi brachium meum
-12 Qui eduxit ad dexter. Moysen brachio majestatis suæ
Jerem. 17- 5 Maledictus homo qui... et ponit carnem brachium suum
21- 5 Et debellabo ego vos in manu extensa et in brachio forti
27- 5 Ego feci terram... in brachio meo extento
32-17 Ecce tu fecisti cœlum et terram... in brachio tuo extento
-21 Eduxisti populum... et in manu robusta et in brachio extento
48-25 Et brachium ejus contritum est
Baruc. 2-11 Qui eduxisti populum tuum Israël de terra Ægypti, in manu valida... et in brachio excelso
Ezech. 4- 7 Brachium tuum erit extentum
Ezech. 13-20 Et dirumpam eos de brachiis vestris.
17- 9 Et non in brachio grandi, neque in populo
20-33 In manu forti, et in brachio extento... regnabo super vos
-34 Et congregabo vos... in manu valida, et in brachio extento
22- 6 Ecce principes Israël singuli in brachio suo fuerunt in te
30-21 Brachium Pharaonis regis Ægypti confregi
-22 Et comminuam brachium ejus forte
-24 Confortabo brachia regis Babylonis
Et confringam brachia Pharaonis
-25 Confortabo brachia regis Babylonis
Et brachia Pharaonis concident
31-17 Et brachium uniuscujusque sedebit sub umbraculo ejus
Dan. 2-32 Pectus autem et brachia de argento
10- 6 Brachia ejus, et quæ deorsum sunt usque ad pedes, quasi species æris candentis.
11- 6 Et non obtinebit fortitudinem brachii
-15 Et brachia Austri non sustinebunt
-22 Et brachia pugnantis expugnabuntur
-31 Et brachia ex eo stabunt
Osee. 7-15 Et confortavi brachia eorum
11- 3 Portabam eos in brachiis meis
Zach. 11-17 Gladius super brachium ejus
Brachium ejus ariditate siccabitur
Malac. 2- 3 Ecce ego projiciam vobis brachium
2 *Mac.* 15-23 In timore et tremore magnitudinis brachii tui
Luc. 1-51 Fecit potentiam in brachio suo
Joan. 12-38 Et brachium Domini cui revelatum est ?
Act. 13-17 Et in brachio excelso eduxit eos ex ea.

BRACTEÆ.

Exod. 39- 3 Inciditq. bracteas aureas et extenuavit in fila

BRANCHIA.

Tobiæ. 6- 4 Apprehende branchiam ejus et trahe eum ad te

BRAVIUM.

1 *Cor.* 9-24 Omnes autem currunt, sed unus accipit bravium
Philip. 3-14 Persequor ad bravium supernæ vocationis

BREVE.

Act. 5-34 Jussit foras ad breve homines fieri

BREVIO.

Job. 17- 1 Dies mei breviabuntur
Prov. 10-27 Et anni impiorum breviabuntur
Isai. 37-27 Habitatores eorum breviata manu contremuerunt
2 *Mac.* 2-24 Tentavimus nos uno volumine breviare
-27 Qui hoc opus breviandi causa suscepimus
-32 Brevianti concedendum est
10-10 Breviantes mala quæ in bellis gesta sunt.
Matth. 24-22 Et nisi breviati fuissent dies illi
Sed propter electos breviabuntur dies illi
Marc. 13-20 Nisi breviasset Dominus dies
Propter electos quos elegit breviavit dies
Rom. 9-28 Verbum breviatum faciet Dominus super terram

BREVIS.

Judith. 7-17 Et sit finis noster brevis in ore gladii
Job. 10-20 Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi
14- 1 Homo natus de muliere, brevi vivens tempore
- 5 Breves dies hominis sunt
16-23 Ecce enim breves anni transeunt
20- 5 Quod laus impiorum brevis sit
Psal. 2-13 Cum exarserit in brevi ira ejus, beati omnes qui confidunt in eo
104-12 Cum essent numero brevi, paucissimi et incolæ ejus
Sap. 4-13 Consummatus in brevi explevit tempora multa
14-14 Et ideo brevis illorum finis est inventus
15- 9 Sed cura est illi... nec quoniam brevis illa vita est
16- 3 Hi a. in brevi inopes facti, novam gustaverunt escam
- 6 Sed ad correptionem in brevi turbati sunt,
Eccli. 10-11 Omnis potentatus brevis vita
-12 Brevem languorem præcidit medicus
11- 3 Brevis in volatilibus est apis
25-26 Brevis omnis malitia super malitiam mulieris
Isai. 28-20 Et pallium breve utrumque operire non potest
29-17 Et in brevi convertetur Libanus in Charmel,
Isai. 30-20 Et dabit vobis Dom. panem arctum et aquam brevem
Dan. 7- 1 Et somnium scribens, brevi sermone comprehendit
1 *Cor.* 7-29 Hoc itaque dico, fratres, tempus breve est
Ephes. 3- 3 Notum mihi factum est sacramentum sicut supra scripsi in brevi
Apoc. 17-10 Oportet illum breve tempus manere

BREVITAS.

2 *Mac.* 2-29 Ipsi a. secundum datam formam brevitati studentes
-32 Brevitatem vero dictionis sectari,

BREVITER.

Act. 24- 4 Oro, breviter audias nos pro tua clementia
1 *Petr.* 5-12 Vobis, ut arbitror, breviter scripsi

BRIE.

Num. 26-44 Brie, a quo familia Brietarum
-45 Filii Brie : Heber a quo familia Heberitarum

BRIEITÆ.

Num. 26-44 Brie, a quo familia Brieitarum

BRUCHUS.

Levit. 11-22 Comedere debetis ut est bruchus in genere suo
2 *Par.* 6-28 Et pestilentia, et ærugo, et aurugo, et locusta, et bruchus, et hostes
Psal. 104-34 Dixit et venit locusta et bruchus
Isai. 33- 4 Et congregabuntur spolia vestra sicut colligitur bruchus
Jerem. 51-14 Quoniam replebo te hominibus quasi brucho
-27 Adducite equum quasi bruchum aculeatum
Joel. 1- 4 Et residuum locustæ comedit bruchus
Et residuum bruchi comedit rubigo
2-25 Et reddam vobis annos quos comedit locusta, bruchus, et rubigo, et eruca.
Nahum. 3-15 Peribis gladio, devorabit te ut bruchus
Congregare ut bruchus
-16 Bruchus expansus est, et avolabit

BUBALUS. *Substant.*

Deut. 14- 5 Bubalum, tragelaphum, pygargum, orygem
3 *Reg.* 4-23 Excepta venatione cerv. caprearum, atque bubalorum
Amos. 6-13 Numquid... aut arari potest in bubalis ?

BUBALUS. *Adject.*

1 *Par.* 16- 3 Et divisit... partem assæ carnis bubalæ

BUBASTUS.

Urbs est Ægypti prope Pelusium, ad ostium orientale Nili.

Ezech. 30-17 Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent

BUBO.

Levit. 11-17 Bubonem et mergulum, et ibin

BUBULUS.

2 *Reg.* 6-19 Et assaturam bubulæ carnis unam

BUCCELLA.

Gen. 18- 5 Ponamque buccellam panis
Ruth. 2-14 Intinge buccellam tuam in aceto
1 *Reg.* 2-36 Ut comedam buccellam panis
28-22 Ponam coram te buccellam panis
3 *Reg.* 17-11 Affer mihi, obsecro, et buccellam panis in manu tua
Job. 31-17 Si comedi buccellam meam solus
Psal. 147-17 Mittit crystallum suam sicut buccellas
Prov. 17- 1 Melior est buccella sicca cum gaudio
28-21 Iste et pro buccella panis deserit veritatem
Joan. 13-27 Et post buccellam, introivit in eum Satanas
-30 Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit continuo

BUCCINA.

Exod. 19-13 Cum cœperint clangere buccina
-16 Clangorque buccinæ vehementius perstrepebat
-19 Et sonitus buccinæ paulatim crescebat in majus
20-18 Videbat voces... et sonitum buccinæ, montem
Levit. 25- 9 Clanges buccina mense septimo
Josue. 6- 4 Sacerdotes tollant septem buccinas
Sacerdotes clangent buccinis
- 6 Sacerdotes tollent septem jubilæorum buccinas
- 8 Septem buccinis clangerent ante arcam

Josue. 6- 9 Ac buccinis omnia concrepabant
-13 Septem ex eis, septem buccinas
Et buccinis personabat
-16 Cumq. septimo circuitu clangerent buccinis sacerdotes
Judic. 3-27 Statim insonuit buccina in monte Ephraïm
6-34 Qui clangens buccina convocavit domum Abiezer
7-19 Cœperunt buccinis clangere
-22 Insistebant trecenti viri buccinis personantes
1 Reg. 13- 3 Saül cecinit buccina in omni terra
2 Reg. 2-28 Insonuit ergo Joab buccina et stetit
6-15 In jubilo, et in clangore buccinæ
15-10 Statim ut audieritis clangorem buccinæ
18-16 Cecinit autem Joab buccina et retinuit populum
20- 1 Cecinit buccina, et ait : Non est nobis pars in David
3 Reg. 1-34 Et canetis buccina, atque dicetis : Vivat rex Salomon
-39 Cecinerunt buccina, et dixit omnis populus
1 Par. 15-28 Deducebant arcam... in jubilo et sonitu buccinæ
2 Par. 15-14 In clangore tubæ, et in sonitu buccinarum
2Esdr. 4-18 Ædificabant et clangebant buccina juxta me
Job. 39-25 Ubi audierit buccinam, dicit : Vah
Jerem. 4-19 Quoniam vocem buccinæ audivit anima mea
-21 Usquequo videbo fugientem, audiam vocem buccinæ?
6- 1 In Thecua clangite buccina
51-27 Clangite buccina in gentibus
Ezech. 33- 3 Cecinerit buccina, et annuntiaverit populo
- 4 Audiens autem, quisquis ille est, sonitum buccinæ
- 5 Sonum buccinæ audivit, et non se observavit
- 6 Quod si speculator...non insonuerit buccina
Osee. 5- 8 Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama

BUCCINO.

Psal. 80- 4 Buccinate in Neomenia tuba

BUGÆUS.

Vox ista videtur eadem esse ac Agagæus, id est, e stirpe Agag.

Esth. 12- 6 Aman vero filius Amadathi Bugæus erat

BUL.

Octavus est mensis anni judaïci. Mensis est in quo decidunt folia, respondetque Octobri nostro et Novembri, id est, incipiebat die decima Octobris, et finiebat nona die Novembris. Hunc mensem vocat Chaldæus mensem frugum congregatarum. Alio nomine mensis hic dicitur Marchesuan.

3 Reg. 6-38 Et in anno undecimo mense Bul

BULLÆ.

Judic. 8-21 Tulit ornamenta ac bullas quibus colla regalium camelorum decorari solent

BULLIO.

Job. 41-22 Et ponet quasi cum unguenta bulliunt

BUNA.

Filius secundus Jerameel.

1 Par. 2-25 Et Buna, et Aram et Asom

BURDONES.

Burdones sunt muli ex equo et asina orti.

4 Reg. 5-17 Ut tollam onus duorum burdonum de terra

BUTYRUM.

Gen. 18- 8 Tulit quoque butyrum, et lac, et vitulum
Deut. 32-14 Butyrum de armento, et lac de ovibus
Judic. 5-25 In phiala principum obtulit butyrum
2 Reg. 17-29 Et mel, et butyrum, oves, et pingues vitulos
Job. 20-17 Non videat torrentes mellis, et butyri
29- 6 Quando lavabam pedes meos butyro
Prov. 30-33 Qui a. fortiter premit ubera ad eliciendum lac, exprimit butyrum
Isai. 7-15 Butyrum et mel comedet, ut sciat reprob.
-22 Et præ ubertate lactis comedet butyrum
Butyrum enim et mel manducabit omnis

BUXUS.

Isai. 30- 8 Nunc ergo ingressus scribe ei super buxum
41-19 Ponam in deserto, abietem, ulmum, et buxum simul
60-13 Abies et buxus, et pinus simul

BUZ I.

Filius secundus Nachor fratris Abrahæ et Melchæ, sororis Saræ. Nachor habuit filios octo ex Melcha : Huz, Buz, Camuel, patrem Syrorum, Cazed, Azau, Pheldas, Jedlaph et Bathuel, de quo nata est Rebecca.

Gen. 22-21 Huz primogenitum, et Buz fratrem ejus

BUZ II.

Filius Abdiel et pater Jeddo, e tribu Gad.

1 Par. 5-14 Filii Jesesi, filii Jeddo, filii Buz.

BUZ.

Populus Idumææ vicinus vel etiam mixtus Saracenis et Arabibus, qui sub tentoriis in deserto pastoritiam vitam agens versabatur. Populus iste, sicut populi Dedan et Thema, alii quoque, habebat comam in rotundum attonsam, quod Hebræis vetitum erat, ex Levit. 19-27 : Neque in rotundum attondebitis comam. *Vel sicut habent* LXX, non facietis βιβόνν (rotunditatem) ex coma vestra.

Jerem. 25-23 Et Dedan, et Thema, et Buz et univ.

BUZI.

Sacerdos paterque Ezechielis prophetæ.

Ezech. 1- 3 Ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem

BUZITES.

Eliu filius Barachel amicus Job qui ad eum in illius inopinata et subita miseria consolandum venerat, ex Buz civitate Idumææ erat; vel, sicut alii interpretantur, ex progenie Buz filii Nachor, Abrahæ fratris.

Job. 32- 2 Filius Barachel Buzites de cognatione Ram.
32- 6 Eliu filius Barachel Buzites dixit

BYSSINUM. *Substant.*

Apoc. 19- 8 Et datum est illi ut cooperiat se byssino splendenti
Byssinum e. justificationes sunt sanctorum
-14 Vestiti byssino albo et mundo

BYSSINUS.

Gen. 41-42 Vestivitque eum stola byssina
Exod. 28-39 Et tiaram byssinam facies et balteum
39-25 Fecerunt et tunicas byssinas opere textili
-27 Fœminalia quoque linea, byssina
1 Par. 15-27 Porro David erat indutus stola byssina
2 Par. 5-12 Filii et fratres eorum vestiti byssinis
Esth. 1- 6 Sustentata funibus byssinis

BYSSUS, UM.

Exod. 25- 4 Coctumque bis tinctum, et byssum
26- 1 Decem cortinas de bysso retorta
-31 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
-36 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
27- 9 Erunt tentoria de bysso retorta
-16 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
-18 Fietque de bysso retorta et habebit bases
28- 5 Coccumque bis tinctum, et byssum
- 6 Bysso retorta, opere polymito
- 8 Coccoque bis tincto et bysso retorta
-15 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
-39 Stringesque tunicam bysso et tiaram byss.
35- 6 Coccumque bis tinctum, et byssum
-23 Byssum, et pilos caprarum, pelles
-25 Purpuram et vermiculum ac byssum
-35 Bysso, et texant omnia, ac nova
36- 8 Cortinas decem de bysso retorta
-35 Velum de... vermiculo ac bysso retorta
-37 Byssoque retorta, opere plumarii
38- 9 Erant tentoria de bysso retorta
-16 Cuncta atrii tentoria byssus retorta texuerat
-18 Vermiculo ac bysso retorta
-23 Purpura, vermiculo, et bysso
39- 1 Vermiculo ac bysso, fecit vestes
- 2 Coccoque bis tincto, et bysso retorta
- 8 Ex auro... coccoque bis tincto, et bysso retorta
-22 Purpura vermiculo, ac bysso retorta
-26 Et mitras cum coronulis suis ex bysso
-28 Cingulum vero de bysso retorta
1 Par. 4-21 Domus operantium byssum in domo juramenti
2 Par. 2-14 Qui novit operari... hyacintho, et bysso
3-14 Fecitq. velum ex.. purpura, cocco, et bysso
Prov. 31-22 Byssus et purpura. indumentum ejus
Ezech. 16-10 Cinxi te bysso, et indui te subtilibus
-13 Vestita est bysso, et polymito
27- 7 Byssus varia de Ægypto texta est tibi in velum
-16 Byssum, et sericum, et chodchod proposuerunt
Luc. 16-19 Dives qui induebatur purpura et bysso
Apoc. 18-12 Merces auri... et margaritæ, et byssi, et purpuræ
-16 Quæ amicta erat bysso et purpura

C

CAATH.

Anno mundi 2318, *ante J. Ch.* 1736. *Filius secundi Levi, frater Gerson et Merari, paterque Amram, Isaar, Hebron et Oziel. Levi natus erat centum et quatuor annis, quando genuit Caath. Hoc eodem anno nativitatis Caath, Jacob et Esaü separati sunt; Esaü possedit montes Seir. Quando Israelitæ a servitute Ægypti liberati erraverunt in solitudine per annos quadraginta, filii Caath sigillatim præpositi sunt ut arcam Domini vasaque sanctificata tabernaculi portarent. Caath centum triginta et trium annorum factus, mortuus est, proinde anno* 2450.

Gen. 46-11 Filii Levi : Gerson, et Caath, et Merari
Exod. 6-16 Gerson, et Caath, et Merari
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar et Hebron
Exod. 6-18 Anni quoque vitæ Caath centum triginta tres
Num. 3-17 Filii Levi per nomina sua, Gerson, et Caath, et Merari
-19 Filii Caath : Amram, et Jesaar, Hebron
-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas
4- 2 Tolle summam filiorum Caath de medio Levitarum
- 4 Hic est cultus filiorum Caath : Tabernaculum
-15 Tunc intrabunt filii Caath ut portent involuta
Ista sunt onera filiorum Caath in tabernaculo
-18 Nolite perdere populum Caath de medio Levitarum
-34 Principes synagogæ filios Caath per cognationes
-37 Hic est numerus populi Caath qui intrant
Num. 7- 9 Filiis autem Caath non dedit plaustra
16- 1 Filii Caath, filii Levi, et Dathan
26-57 Caath, a quo familia Caathitarum
-58 At vero Caath genuit Amram
Josue. 21- 4 Egressaque est sors in familiam Caath filiorum Aaron
- 5 Et reliquis filiorum Caath, id est, Levitis
-10 Filiis Aaron per familias Caath.
-20 Reliquis vero per familias filiorum Caath levitici generis
-26 Datæ sunt filiis Caath inferioris gradus
1 Par. 6- 1 Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari
- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron, et Oziel
-16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, et Merari
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
-22 Filii Caath, Aminadab filius ejus, Core
-33 De filiis Caath, Heman cantor filius Johel

1 *Par.* 6-38 Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Israël
-61 Filiis autem Caath residuis de cognatione
-66 His qui erant de cognatione filiorum Caath
-70 Qui de cognatione filiorum Caath reliqui erant
9-32 Porro de filiis Caath fratribus eorum
15- 5 De filiis Caath, Uriel princeps fuit;
23- 6 Gerson videlicet et Caath et Merari
-12 Filii Caath, Amram, et Isaar, Hebron
2 *Par.* 20-19 Porro Levitæ, de filiis Caath
29-12 Surrexerunt ergo Levitæ... de filiis Caath
34-12 Zacharias et Mosollam de filiis Caath

CAATHITÆ.

Num. 3-27 Hæ sunt familiæ Caathitarum recensitæ
10-21 Profectique sunt et Caathitæ portantes sanctuarium
26-57 Caath, a quo familia Caathitarum
1 *Par.* 6-54 Juxta cognationes Caathitarum

CABSEEL.

Urbs de tribu Juda, ad extremos Idumææ.

Josue. 15-21 A Meridie: Cabseel et Eder et Jagur
2 *Reg.* 23-20 Et Banaïas filius Joïadæ... de Cabseel
1 *Par.* 11-22 Banaïas filius Joïadæ... de Cabseel
2 *Esdr.* 11-25 Et in Cabseel, et in viculis ejus

CABUL.

Regio est in tribu Aser, quæ vocatur Chabul in 3 *Reg.* 9-13. *Ibi erant viginti oppida quæ Salomon dedit Hiram Tyrorum regi pro lignis cedrinis et abiegnis et auro; Hiram autem noluit ea accipere quia non placuerunt ei, et has civitates appellavit* Chabul, *id est*, non placens, *quia erant sitæ in solo non fertili, sed palustri et uliginoso.*

Josue. 19-27 Egrediturque ad lævam Cabul

CABUS.

Cabus mensuræ genus est, et frumenti, vel farinæ tantum continebat quantum diurno hominis unius cibo satis est, circiter deux pintes de Paris.

4 *Reg.* 6-25 Quarta pars cabi stercoris columbarum

CACABUS.

1 *Reg.* 2-14 Mittebat eam in lebetem... sive in cacabum
2 *Par.* 35-13 Pacificas vero hostias coxerunt in lebetibus, et cacabis, et ollis
Eccli. 13- 3 Quid communicabit cacabus ad ollam?

CACUMEN.

Gen. 8- 5 Apparuerunt cacumina montium
28-12 Viditque in somnis... cacumen illius tangens cœlum
Exod. 19-20 Vocavit Moysen in cacumen ejus
Deut. 3-27 Ascende cacumen Phasgæ
2 *Reg.* 5-24 Cum audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum
1 *Par.* 14-15 Cumque audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum
Eccli. 40-15 Radices immundæ super cacumen petræ sonant.
43-21 Dum gelaverit, fiet tanq. cacumina tribuli
Isai. 17- 6 In cacuminibus ejus fructus ejus
Ezech. 31- 3 Elevatum est cacumen ejus
Osee. 9-10 In cacumine ejus vidi patres eorum

CADAVER.

Gen. 15-11 Descenderuntque volucres super cadavera
50- 3 Iste quippe mos erat cadaverum conditorum
Exod. 21-35 Cadaver autem mortui inter se dispertient
-36 Et cadaver integrum accipiet
Levit. 7-24 Adipem cadaveris morticini... habebitis
11- 8 Nec cadavera contingetis, quia immunda
-28 Et qui portaverit hujuscemodi cadavera
-39 Qui cadaver ejus tetigerit, immundus erit
Num. 14-29 In solitudine hac jacebunt cadavera vestra
-32 Vestra cadavera jacebunt in solitudine
-33 Donec consumantur cadavera patrum in deserto
19-11 Qui tetigerit cadaver hominis
-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hominis
Deut. 14- 8 Et cadavera non tangetis
21- 1 Daturus est tibi hominis cadaver occisi
- 2 Metientur a loco cadaveris singularum
-23 Non permanebit cadaver ejus in ligno
28-26 Sitque cadaver tuum in escam cunctis volatilibus
Josue. 8-29 Præcepitque Josuë et deposuerunt cadaver ejus de cruce
Judic. 5-21 Torrens Cison traxit cadavera eorum
14- 8 Declinavit ut videret cadaver leonis
19-29 Arripuit gladium, et cadaver uxoris cum ossibus

1 *Reg.* 17-46 Dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie
31-12 Et tulerunt cadaver Saül et cadavera filiorum ejus de muro Bethsan:
2 *Reg.* 20-11 Cum stetissent juxta cadaver Amasæ
3 *Reg.* 13-22 Non inferetur cadaver tuum in sepulcrum
-24 Et erat cadaver projectum in itinere
Et leo stabat juxta cadaver
-25 Viri transeuntes viderunt cadaver projectum in via et leonem stantem juxta cadaver
-28 Invenit cadaver ejus projectum in via
Et asinum et leonem stantem juxta cadaver
Non comedit leo de cadavere, nec læsit asin.
-29 Tulit ergo Propheta cadaver viri Dei
-30 Et posuit cadaver ejus in sepulcro suo
4 *Reg.* 13-21 Projecerunt cadaver in sepulcro Elisei
1 *Par.* 10-12 Et tulerunt cadavera Saül et filiorum ejus
2 *Par.* 20-24 Vidit... regionem plenam cadaveribus
-25 Inveneruntq. inter cadavera variam supellectilem
Judith. 14-14 Elevans eam, vidensq. cadaver absq. capite
Job. 39-30 Et ubicumque cadaver fuerit, statim adest
Isai. 14-11 Concidit cadaver tuum; subter te sternetur tinea
-19 Descenderunt... quasi cadaver putridum
34- 3 De cadaveribus eorum ascendet fœtor
37-36 Et ecce omnes, cadavera mortuorum
66-24 Egredientur et videbunt cadavera virorum
Jerem. 16- 4 Et erit cadaver eorum in escam volatilibus cœli
19- 7 Dabo cadavera eorum escam volatilibus
26-23 Projecit cadaver ejus in sepulcris vulgi
31-40 Omnem vallem cadaverum et cineris
33- 5 Impleant eas cadaveribus hominum
36-30 Et cadaver ejus projicietur ad æstum per diem
41- 9 Projecerat Ismahel omn. cadavera virorum
Ezech. 3- 5 Dabo cadavera filiorum Israël ante faciem
Nahum. 3- 3 Nec est finis cadaverum, et corruent
Hebr. 3-17 Quorum cadavera prostrata sunt in deserto

CADEMOTH.

Locus est in deserto, ex quo misit legatos Moyses ad Seon regem Amorrhæorum, antequam terras ejus intraret; et ideo probabile est locum hunc esse situm ad Orientem torrentis Arnon.

Deut. 2-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth

CADEMOTH.

Urbs filiorum Ruben, quæ data est Levitis familiæ Merari.

1 *Par.* 6-79 Cademoth quoque et suburbana ejus

CADES.

Quinque sunt hujus nominis loca: nempe, Urbs in tribu Juda; Urbs altera quæ in finitimis meridionalibus Palæstinæ sita est; Locus in deserto Sin, et trigesima tertia Israelitarum castrametatio, ubi fons Judicii, et est Cadesbarne, quæ conjungitur civitati Petræ in Arabia. Ibi occubuit Maria soror Moysis et Aaron; ibique Moyses, rupe percussa, sitienti populo dedit aquam, quæ dicta est aqua Contradictionis; monstratur ibidem usque in præsentem diem sepulcrum Mariæ; ibi denique principes Amalec a Chodorlahomor cæsi sunt. Alia Cades, quæ est dicta etiam Cadesbarne in deserto Pharan, in quo loco castrametati erant Israelitæ, quando Moyses duodecim misit exploratores in terram Chanaan et sorte contigit tribui Juda. Parum erat distans a Cadesbarne deserti Sin: postremo Cades, urbs regia Chananæorum, quæ videtur esse Cedes de tribu Nephthali in Galilæa, urbs sacerdotalis et fugitivorum.

Gen. 14- 7 Venerunt ad fontem Misphat, ipsa est Cades
16-14 Ipse est inter Cades et Barac.
20- 1 Abraham... habitavit inter Cades et Sur
Num. 13-27 In desertum Pharan, quod est in Cades
20- 1 Et mansit populus in Cades
-14 Misit interea nuntios Moyses de Cades
-16 Ecce in urbe Cades, quæ est in extremis
-22 Cumque castra movissent de Cades
27-14 Hæ sunt aquæ Contradictionis in Cades deserti Sin
33-36 Inde profecti, venerunt in desertum Sin, hæc est Cades
-37 Egressique de Cades, castrametati sunt in monte Hor
Deut. 32-51 Ad aquas Contradictionis in Cades deserti
Josue. 12-22 Rex Cades unus, rex Jachanan Carmeli unus
15-23 Et Cades et Asor et Jethnam
Judic. 11-16 Et venit in Cades
17 Mansit itaque in Cades

Psal. 28- 8 Commovebit Dom. desertum Cades
Eccli. 24-18 Quasi palma exaltata sum in Cades
Ezech. 47-19 Ad aquas Contradictionis Cades
1 *Mac.* 11-63 Prævaricati sunt principes Demetrii in Cades
-73 Insequebantur eum eo omnes usque Cades ad castra sua

CADESBARNE. *Vide* CADES.

Num. 32- 8 Quando misi de Cadesbarne ad explorandum terram
34- 4 Et pervenient a Meridie usque ad Cadesbarne
Deut. 1- 2 Per viam montis Seïr usque ad Cadesbarne
-19 Cumque venissemus in Cadesbarne
-46 Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore
2-14 Quo ambulavimus de Cadesbarne usque ad
9-23 Quando misit vos de Cadesbarne
Josue. 10-41 A Cadesbarne usque Gazam
14- 6 Nosti quod locutus sit... de me et te in Cadesbarne
- 7 Misit me Moyses... de Cadesbarne, ut considerarem
15- 3 Ascenditque in Cadesbarne et pervenit in Esron

CADO.

Gen. 14-10 Terga verterunt, cecideruntque ibi
17- 3 Cecidit Abraham pronus in faciem
-17 Cecidit Abraham in faciem suam
49-17 Ut cadat ascensor ejus retro
Exod. 9-19 Cecideritque super ea grando, morientur
-26 Tantum in terra Gessen... Israël, grando non cecidit
21-33 Cecideritque bos, aut asinus in eam
32-28 Cecideruntque in die illa quasi viginti tria millia
Levit. 11-32 Et super quod ceciderit quidquam de morticinis
-33 Vas... in quod horum quidquam intro ceciderit, polluetur
-35 Et quidquid de morticinis hujuscemodi ceciderit super illud
-37 Si ceciderit super sementem, non polluet eam
13-12 Quidquid sub aspectum oculorum cadit
-41 Si a fronte ceciderint pili, recalvaster
26- 8 Cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro
-30 Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum
-36 Cadent, nullo persequente.
Num. 14- 3 Ne cadamus gladio, et uxores ac liberi
- 5 Quo audito Moyses et Aaron ceciderunt proni
16- 4 Moyses cecidit pronus in faciem
-22 Qui ceciderunt proni in faciem, atque dixerunt
24- 4 Qui cadit, et sic aperiuntur oculi ejus
-16 Qui cadens apertos habet oculos
33-54 Singulis, ut sors ceciderit, ita tribuetur hæreditas
34- 2 In possessionem vobis sorte ceciderit
Deut. 1-42 Ne cadatis coram inimicis vestris.
2-16 Postquam autem universi ceciderunt pugnatores
22- 4 Si videris... aut bovem cecidisse in via
25-18 Extremos agminis tui... ceciderit
Josue. 5-15 Cecidit Josuë pronus in terram
7- 5 Ceciderunt per prona fugientes
- 6 Et pronus cecidit in terram coram arca Domini
11-20 Et caderent, et non mererentur ullam clementiam
17- 5 Et ceciderunt funiculi Manasse, decem,
- 6 Terra autem Galaad cecidit in sortem filiorum Manasse
- 8 Etenim in sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ
19-10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon
-24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser
-32 Nephthali sexta sors cecidit per familias suas
Judic. 4-16 Multitudo usque ad internecionem caderet
5-22 Ungulæ equorum ceciderunt, fugientibus
9-40 Cecideruntque ex parte ejus plurimi
12- 6 Et ceciderunt in illo tempore de Ephraïm
13-20 Manuë et uxor ejus proni ceciderunt in terram
16-30 Cecidit domus super omnes principes
20-43 Ceciderunt, atque prostrati sunt ad Orientalem
-46 Ut omnes qui ceciderant de Benjamin
Ruth. 2-10 Quæ cadens in faciem suam et adorans
1 *Reg.* 3-19 Et non cecidit ex omnibus verbis ejus in terram

1 Reg 4-10 Et ceciderunt de Israël triginta millia peditum
-18 Cecidit de sella retrorsum juxta ostium
10-20 Cecidit sors tribus Benjamin
-21 Et cecidit cognatio Metri
14-13 Itaque alii cadebant ante Jonathan
-45 Si ceciderit capillus de capite ejus in terram
17-49 Et cecidit in faciem suam super terram
-52 Cecideruntque vulnerati de Philisthiim in via Saraïm
19-24 Et cecidit nudus tota die illa et nocte
20-41 Cadens pronus in terram, adoravit tertio
25-24 Et cecidit ad pedes ejus, et dixit
28-20 Statimque Saül cecidit porrectus in terram
31- 1 Et ceciderunt interfecti in monte Gelboë
2 Reg. 1-19 Quomodo ceciderunt fortes ?
-25 Quomodo ceciderunt fortes in prælio?
-27 Quomodo ceciderunt robusti et perierunt arma bellica
2-16 Defixit gladium in latus contrarii et ceciderunt simul
-23 Per locum illum, in quo ceciderat Asaël
3-29 Et cadens gladio, et indigens pane
-34 Sed sicut solent cadere coram filiis iniquitatis
-38 Princeps et maximus cecidit hodie in Israël
4- 1 Quod cecidisset Abner in Hebron
- 4 Cecidit, et claudus effectus est
11-17 Ceciderunt de populo servorum David
13-31 Surrexit itaq. rex... et cecidit super terram
14- 4 Cecidit coram eo super terram et adoravit
-11 Quia non cadet de capillis filii tui super terram
-22 Cadensque Joab super faciem suam in terram
17- 9 Cum ceciderit unus quilibet in principio
-12 Sicut cadere solet ros super terram
21- 9 Ceciderunt hi septem simul occisi
-22 Ceciderunt in manu David et servorum ejus
22-39 Cadent sub pedibus meis
3 Reg. 1-52 Non cadet ne unus quidem capillus ejus in terram
8-56 Non cecidit ne unus quidem sermo
18- 7 Qui cum cognovisset eum, cecidit super faciem suam
-38 Cecidit autem ignis Domini et voravit
-39 Omnis populus, cecidit in faciem suam
20-25 Instaura num. mil. qui ceciderunt de tuis
-30 Et cecidit murus super viginti septem millia
22-20 Ut ascendat et cadat in Ramoth Galaad
4 Reg. 1- 2 Ceciditque Ochozias per cancellos cœnaculi
2-13 Et levavit pallium Eliæ quod ceciderat ei
-14 Et pallio Eliæ quod ceciderat ei, percussit aquas
6- 5 Accidit autem ut... caderet ferrum securis in aquam
- 6 Dixit autem homo Dei : Ubi cecidit?
10-10 Quoniam non cecidit de sermonibus Domini in terram.
14-10 Quare provocas malum, ut cadas tu et Judas tecum
1 Par. 10- 1 Et ceciderunt vulnerati in monte Gelboë
19-16 Videns autem Cyrus quod cecidisset coram Israël
20- 7 Hi sunt filii Rapha in Geth qui ceciderunt in manu David
21-14 Et ceciderunt de Israël septuaginta millia virorum
-16 Et ceciderunt tam ipse quam majores natu
26-14 Cecidit ergo sors Orientalis Selemiæ
2 Par. 20-18 Ceciderunt proni in terram coram Domino
24-12 Ut quod cadere cœperat, fulciretur
25-19 Cur malum adversum te provocas ut cadas et tu, et Juda tecum
Tobiæ. 12-16 Trementes ceciderunt super terram in faciem suam
Judith. 2-18 Et cecidit timor illius super omnes inhabitantes terram
6- 4 Et confixus cades inter vulneratos Israël
-14 Omnis populus cecidit in faciem, adorantes Dominum
9-11 Cadat virtus eorum in iracundia tua
10-13 Ita ut non cadat vir unus de exercitu ejus
13-29 Angustiatus præ pavore, cecidit in faciem suam super terram
14-17 Et intolerabilis timor et tremor cecidit super eos
16- 8 Non enim cecidit potens eorum a juvenibus
Esth. 6-13 Si de semine Judæorum est Mardochæus ante quem cadere cœpisti, non poteris ei resistere; sed cades in conpectu ejus
Job. 1-16 Venit alter et dixit : Ignis Dei cecidit e cœlo
14-18 Mons cadens defluit et saxum transfertur de loco suo
29-24 Et lux vultus mei non cadebat in terram

Job. 31-22 Humerus meus a junctura sua cadat
Ps. H. 10-10 Et cadet cum dominatus fuerit pauperum
15- 6 Funes ceciderunt mihi in præclaris
17-39 Confringam illos, nec poterunt stare, cadent subtus pedes meos
19- 9 Ipsi obligati sunt, et ceciderunt
21-30 In conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in terram
26- 2 Qui tribulant me, inimici mei, ipsi infirmati sunt, et ceciderunt
34- 8 Apprehendat eum, et in laqueum cadat in ipsum
35-13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem
36-24 Cum ceciderit, non collidetur
44- 6 Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent, in corda inimicorum regis
54- 5 Et formido mortis cecidit super me
68-10 Et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me
77-28 Et ceciderunt in medio castrorum eorum
-64 Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt
81- 7 Vos autem sicut homines moriemini; et sicut unus de principibus cadetis
90- 7 Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis
117-13 Impulsus eversus sum ut caderem
139-11 Cadent super eos carbones, in ignem dejicies eos
140-10 Cadent in retiaculo ejus peccatores
Prov. 13-17 Nuntius impii cadet in malum
24-16 Septies enim cadet justus et resurget
-17 Cum ceciderit inimicus tuus, ne gaudeas;
25-26 Justus cadens coram impio
Eccle. 4-10 Si unus ceciderit, ab altero fulcietur
Væ soli : quia cum ceciderit, non habet sublevantem se
11- 3 Si ceciderit lignum ad Austrum, aut ad Aquilonem,
In quocumque loco ceciderit, ibi erit.
Sap. 13-16 Ne forte cadat, prospiciens illi,
18-23 Cum enim jam acervatim cecidissent super alterutrum mortui,
Eccli. 1-38 Attende in illis, ne forte cadas,
2- 7 Et non deflectatis ab illo, ne cadatis
13-25 Humilis autem cum ceciderit, expelletur et a notis.
20-20 Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens
22-33 Quis dabit... ut non cadam ab ipsis (*labiis*)
23- 1 Domine pater... nec sinas me cadere in illis
25-26 Sors peccatorum cadat super illam
27-28 Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet
28-22 Multi ceciderunt in ore gladii
-30 Attende ne forte labaris in lingua et cadas in conspectu inimicorum
50-19 Et ceciderunt in faciem super terram
Isai. 3-25 Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent
8-15 Et cadent, et conterentur, et irretientur, et capientur.
9- 8 Verbum misit Dom. in Jacob et cecidit in Israël
-10 Lateres ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificabimus
10- 4 Ne incurvemini sub vinculo, et cum interfectis cadatis
-34 Et Libanus cum excelsis cadet
13-15 Et omnis qui supervenerit, cadet in gladio
14-12 Quomodo cecidisti de cœlo, Lucifer,
21- 9 Ecce iste venit... et dixit : Cecidit, cecidit Babylon
22-25 Et frangetur, et cadet, et peribit quod pependerat in eo
24-18 Qui fugerit a voce formidinis cadet in foveam
26-18 Ideo non ceciderunt habitatores terræ
28-13 Vadant, et cadant retrorsum et conterantur,
30-13 Propterea erit vobis iniquitas hæc sicut interruptio cadens
-25 In die interfectionis multorum cum ceciderint turres
31- 3 Et corruet auxiliator et cadet cui præstatur auxilium
- 8 Cadet Assur in gladio non viri
40- 7 Exsiccatum est fœnum et cecidit flos
-30 Et juvenes in infirmitate cadent
64- 6 Cecidimus quasi folium universi
Jerem. 6-15 Quamobrem cadent inter ruentes.
8- 4 Numquid qui cadit, non resurget?
-12 Idcirco cadent inter corruentes,
9-22 Et cadet morticinum hominis quasi stercus super faciem regionis
20-11 Idcirco qui persequuntur me, cadent, et infirmi erunt
25-27 Et cadite, neque surgatis a facie gladii

Jerem. 25-34 Et cadetis quasi vasa pretiosa
36- 7 Si forte cadat oratio eorum in conspectu Domini,
39-18 Sed eruens liberabo te et gladio non cades
42- 2 Dixeruntque ad Jeremiam prophetam : Cadat oratio nostra in conspectu tuo
44-12 Cadent in gladio, et in fame
46-16 Multiplicavit ruentes, ceciditque vir ad proximum suum
48-44 Qui fugerit a facie pavoris, cadet in foveam
49-26 Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus
50-15 Ceciderunt fundamenta ejus, destructi sunt muri ejus
-30 Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus
-32 Et cadet superbus et corruet et non erit qui suscitet eum.
51- 4 Et cadent interfecti in terra Chaldæorum
- 8 Subito cecidit Babylon, et contrita est.
-47 Et universi interfecti ejus cadent in medio ejus
-49 Et quomodo fecit Babylon ut caderent occisi in Israël : sic de Babylone cadent occisi in universa terra
Thren. 1- 7 Cum caderet populus ejus in manu hostili
2-21 Et juvenes mei ceciderunt in gladio
5-16 Cecidit corona capitis nostri
Baruc. 6-26 Propterea si ceciderint in terram
Ezech. 2- 1 Vidi, et cecidi in faciem meam
3-23 Et cecidi in faciem meam
5-12 Et tertia pars tui gladio cadet in circuitu tuo
6- 7 Et cadet interfectus in medio vestri :
8- 1 Et cecidit ibi super me manus Domini Dei.
11-10 Gladio cadetis: in finibus Israël judicabo vos
-13 Et cecidi in faciem meam, clamans voce magna
13-11 Dic ad eos qui liniunt absque temperatura quod casurus sit
-12 Siquidem ecce cecidit paries :
-14 Et revelabitur fundamentum ejus, et cadet
17-21 Et omnes profugi ejus cum universo agmine suo, gladio cadent
24- 6 Non cecidit super eam sors
-21 Filii vestri et filiæ vestræ quas reliquistis gladio cadent
25-13 Et qui sunt in Dedan, gladio cadent
27-27 Cadent in corde maris in die ruinæ tuæ
-34 Et omnis multitudo tua, quæ erat in medio tui ceciderunt.
29- 5 Super faciem terræ cades, non colligeris,
30- 4 Cum ceciderint vulnerati in Ægypto,
- 5 Et filii terræ fœderis cum eis gladio cadent
- 6 A turre Syenes gladio cadent in ea,
-17 Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent
32- 8 Cum ceciderint vulnerati tui in medio terræ,
-20 In medio interfectorum gladio cadent
-22 Omnes interfecti, et qui ceciderunt gladio
-23 Universi interfecti cadentesque gladio
-26 Omnes hi incircumcisi interfectique, et cadentes gladio
-27 Et non dormient cum fortibus cadentibusque et incircumcisis
35- 8 In torrentibus interfecti gladio cadent
38-20 Et cadent sepes, et omnis murus corruet in terram.
39- 4 Super montes Israël cades tu, et omnia agmina tua,
- 5 Super faciem agri cades; quia ego locutus
-23 Et ceciderint in gladio universi.
43- 3 Et vidi visionem... et cecidi super faciem meam
44- 4 Et vidi... et cecidi in faciem meam
47-14 Et cadet terra hæc vobis in possessionem.
Dan. 2-46 Tunc rex Nabuchodonosor cecidit in faciem suam,
3- 5 Cadentes adorate statuam auream
- 7 Cadentes omnes populi, tribus et linguæ, adoraverunt
-23 Ceciderunt in medio camino ignis ardentis
7-20 Ante quod ceciderant tria cornua.
11-26 Et cadent interfecti plurimi
Osee. 7- 7 Omnes reges eorum ceciderunt
-16 Cadent in gladio principes eorum, a furore linguæ suæ.
10- 8 Et dicent montibus : Operite nos, et collibus : Cadite super nos.
Joel. 2- 8 Sed et per fenestras cadent et non demolientur.
Amos. 3- 5 Numquid cadet avis in laqueum terræ absque aucupe?
-14 Et amputabuntur cornua altaris, et cadent in terram
5- 1 Dominus Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat.
7-17 Et filii tui et filiæ tuæ in gladio cadent

Amos. 8-14 Et cadent, et non resurgent ultra
9- 9 Et non cadet lapillus super terram
-11 In die illa suscitabo tabernaculum David, quod cecidit
Jonæ. 1- 7 Et miserunt sortes, et cecidit sors super Jonam
Mich. 7- 8 Ne læteris, inimica mea, super me, quia cecidi
Nahum. 3-12 Si concussæ fuerint cadent in os comedentis
Zach. 11- 2 Ulula abies, quia cecidit cedrus
1 *Mac.* 1-19 Et fugit et ceciderunt vulnerati multi
2- 9 Juvenes ejus ceciderunt in gladio inimicor.
3-11 Ceciderunt vulnerati multi, et rel. fugerunt.
-24 Et ceciderunt ex eis octingenti viri
-25 Et cecidit timor Judæ ac fratrum ejus
4-15 Novissimi autem omnes ceciderunt in gladio
Et ceciderunt ex illis usque ad tria millia virorum
-34 Et ceciderunt de exercitu Lysiæ quinque millia virorum
-40 Et ceciderunt in faciem suam super terram.
-55 Et cecidit omnis populus in faciem
5-12 Et eripe nos de manibus eorum quia cecidit multitudo de nobis
-22 Et ceciderunt de gentibus fere tria millia virorum
-34 Et ceciderunt ex eis in die illa fere octo millia virorum
-54 Et obtulerunt holocausta quod nemo ex eis cecidisset
-60 Et ceciderunt illo die de populo Israël ad duo millia viri
-67 In die illa ceciderunt sacerdotes in bello
6-42 Et ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri
-45 Cadebant ab eo huc atque illuc
-46 Et cecidit in terram super ipsum
7-32 Et ceciderunt de Nicanoris exercitu fere quinque millia viri
-38 Fac vindictam... et cadant in gladio
-43 Et contrita sunt castra Nicanoris et cecidit ipse primus in prælio
-44 Ut autem vidit exercitus ejus quia cecidisset Nicanor
-46 Et ceciderunt omnes gladio
8-10 Et pugnaverunt contra illos et ceciderunt ex eis multi
9- 1 Interea ut audivit Demetrius quia cecidit Nicanor
-17 Ceciderunt vulnerati multi ex his et ex illis.
-18 Et Judas cecidit et cæteri fugerunt
-21 Quomodo cecidit potens, qui salvum faciebat populum Israël
-40 Et ceciderunt vulnerati multi
-49 Et ceciderunt de parte Bacchidis
10-50 Et cecidit Demetrius in die illa
-85 Et fuerunt qui ceciderunt gladio
11-74 Et ceciderunt de alienigenis in illa die tria millia virorum
12-37 Et cecidit murus qui erat super torrentem
16- 8 Et ceciderunt ex eis multi vulnerati
-10 Et ceciderunt ex illis duo millia virorum
2 *Mac.* 1-13 Et cum ipso immensus exercitus cecidit in templo Naneæ
3- 6 Esse autem possibile sub potestate regis cadere universa
9- 7 Contigit illum impetu euntem de curru cadere
10-30 Et repleti perturbatione cadebant
12-44 Nisi enim eos qui ceciderant resurrecturos speraret
Matth. 4- 9 Hæc omnia tibi dabo, si cadens adorav. me
7-25 Et irruerunt in domum illam; et non cecidit, fundata enim erat super petram
-27 Et cecidit, et fuit ruina illius magna
10-29 Et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro
12-11 Et si ceciderit hæc sabbatis in foveam
13- 4 Et dum seminat, quædam ceciderunt secus viam
- 5 Alia autem ceciderunt in petrosa
- 7 Alia autem ceciderunt in spinas, et creverunt spinæ
- 8 Alia autem ceciderunt in terram bonam
15-14 Cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt
-27 Nam et catelli edunt de micis quæ cadunt de mensa
17- 6 Et audientes Discipuli ceciderunt in faciem suam
-14 Nam sæpe cadit in ignem et crebro in aquam
21-44 Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum
24-29 Et stellæ cadent de cœlo

Marc. 4- 4 Et dum seminat, aliud cecidit circa viam
- 5 Aliud vero cecidit super petrosa
- 7 Et aliud cecidit in spinas, et ascenderunt spinæ
- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
Luc. 6-39 Nonne ambo in foveam cadunt?
-49 In quam illisus est fluvius et continuo cecidit
8- 5 Aliud cecidit secus viam
- 6 Et aliud cecidit supra petram
- 7 Et aliud cecidit inter spinas
- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
-14 Quod autem in spinas cecidit, hi sunt qui audierunt
-41 Et ecce venit vir, cui nomen Jaïrus...et cecidit ad pedes Jesu
10-18 Videbam Satanam sicut fulgur de cœlo cadentem
11-17 Et domus supra domum cadet
13- 4 Sicut illi decem et octo supra quos cecidit turris in Siloë
14- 5 Cujus vestrum asinus aut bos in puteum cadet
15-20 Et accurrens cecidit super collum ejus
16-17 De lege unum apicem cadere.
-21 Cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis
17-16 Et cecidit in faciem ante pedes ejus
20-18 Qui ceciderit super illum lapidem, conquassabitur; super quem autem ceciderit, comminuet illum
21-24 Et cadent in ore gladii
23-30 Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos
Joan. 11-32 Maria... cecidit ad pedes ejus, et dicit ei
12-24 Nisi granum frumenti cadens in terram
18- 6 Abierunt retrorsum et ceciderunt in terram
Act. 1-26 Et cecidit sors super Matthiam
5- 5 Audiens autem Ananias hæc verba, cecidit et expiravit
-10 Confestim cecidit ante pedes ejus et expiravit
9- 4 Et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi
-18 Et confestim ceciderunt ab oculis ejus tanquam squamæ
10-10 Parantibus autem illis, cecidit super eum mentis excessus
-44 Cecidit Spiritus sanctus super omnes
11-15 Cecidit Spiritus sanctus super eos
12- 7 Ceciderunt catenæ de manibus ejus (*Petri*)
13-11 Et confestim cecidit in eum caligo
19-17 Et cecidit timor super omnes illos
20- 9 Ductus somno cecidit de tertio cœnaculo deorsum
28- 6 At illi existimabant eum... et subito casurum, et mori
Rom. 11-11 Numquid sic offenderunt ut caderent
-22 Vide ergo... in eos qui ceciderunt severitatem (*Dei*)
14- 4 Domino suo stat, aut cadit
15- 3 Improperia improperantium tibi ceciderunt super me
1 *Cor.* 10- 8 Et ceciderunt una die viginti tria millia
-12 Itaque qui se existimat stare, videat ne cadat
14-25 Et ita cadens in faciem, adorabit Deum
Apoc. 1-17 Cecidi ad pedes ejus tanquam mortuus
5- 8 Et viginti quatuor seniores ceciderunt coram Agno
-14 Et viginti quatuor seniores ceciderunt in facies suas
6-13 Et stellæ de cœlo ceciderunt super terram
-16 Et dicunt montibus et petris: Cadite sup. nos
7-11 Et ceciderunt in conspectu throni in facies
-16 Nec cadet super illos sol, neque ullus æstus
8-10 Et cecidit de cœlo stella magna
9- 1 Et vidi stellam de cœlo cecidisse in terram
11-11 Et timor magnus cecidit super eos
-13 Factus est terræ motus magnus et decima pars civitatis cecidit
-16 Ceciderunt in facies suas et adorav. Deum.
14- 8 Cecidit, cecidit Babylon illa magna
16-19 Et civitates gentium ceciderunt
17-10 Quinque ceciderunt, unus est, et alius nondum venit
-18 Et exclamavit in fortitudine dicens: Cecidit, cecidit Babylon magna
19- 4 Et ceciderunt seniores viginti quatuor
-10 Et cecidi ante pedes ejus, ut adorarem eum
22- 8 Et postquam audissem et vidissem, cecidi ut adorarem ante pedes Angeli

CADUMIM.

Torrens est qui videtur esse idem ac Cison.

Judic. 5-21 Torrens Cison traxit cadavera eorum, torrens Cadumim, torrens Cison

CADUS.

In græco est βάτος, batos: *erat autem batus mensura liquidorum ejusdem capacitatis cum ephi, metreta et amphora romana, continens sextarios romanos 48, id est, aquæ uncias* 960.

Luc. 16- 6 At ille dixit: Centum cados olei

CÆCATUM.

Marc. 8-17 Adhuc cæcatum habetis cor vestrum

CÆCITAS.

Gen. 19-11 Et eos qui foris erant, percusserunt cæcitate
Deut. 28-28 Percutiat te Dominus amentia et cæcitate et furore mentis
4 *Reg.* 6-18 Percute, obsecro, gentem hanc cæcitate
Tob. 2-13 Non est contristatus contra Deum, quod plaga cæcitatis evenerit
Sap. 19-16 Percussi sunt autem cæcitate
Zach. 12- 4 Et omnem equum populorum percutiam cæcitate
2 *Mac.* 10-30 Ex quo et cæcitate confusi, et repleti perturbatione cadebant
Marc. 3- 5 Contristatus super cæcitate cordis eorum
Rom. 11-25 Quia cæcitas ex parte contigit in Israël
Ephes. 4-18 Alienati a vita Dei... propter cæcitatem cordis ipsorum.

CÆCUS.

Exod. 4-11 Quis fabricatus est... videntem, et cæcum?
Levit. 19-14 Non maledices surdo, nec coram cæco pones offendiculum
21-18 Si cæcus fuerit, si claudus, si parvo, vel grandi vel torto naso
22-22 Si cæcum fuerit, si fractum, si cicatricem habens
Deut. 15-21 Sin autem habuerit maculam vel claudum fuerit, vel cæcum
27-18 Maledictus qui errare facit cæcum in itinere
28-29 Et palpes in meridie sicut palpare solet cæcus in tenebris
2 *Reg.* 5- 6 Non ingredieris huc nisi abstuleris cæcos et claudos dicentes
- 8 Et abstulisset cæcos et claudos odientes animam David
Cæcus et claudus non intrabunt in templum.
Tobiæ. 2-11 Calida stercora inciderent super oculos ejus fieretque cæcus
11-10 Et consurgens cæcus pater ejus, cœpit
Job. 29-15 Oculus fui cæco, et pes claudo
Psal. 145- 8 Dominus solvit compeditos, Dominus illuminat cæcos
Isai. 29-18 Et de tenebris et caligine oculi cæcorum videbunt
35- 5 Tunc aperientur oculi cæcorum
42- 7 Ut aperires oculos cæcorum
-16 Et ducam cæcos in viam, quam nesciunt
-18 Surdi, audite; et cæci, intuemini ad videndum
-19 Quis cæcus, nisi servus meus?
Quis cæcus, nisi qui venumdatus est?
Et quis cæcus, nisi servus Domini?
43- 8 Educ foras populum cæcum, et oculos habentem
56-10 Speculatores ejus cæci omnes
59-10 Palpavimus sicut cæci parietem
Jerem. 31- 8 Inter quos erunt cæcus et claudus
Thren. 4-14 Erraverunt cæci in plateis, polluti sunt in sanguine
Baruc. 6-36 Hominem cæcum ad visum non restituunt
Soph. 1-17 Et tribulabo homines et ambulabunt ut cæci
Malac. 1- 8 Si offeratis cæcum ad immolandum, nonne malum est?
Matth. 9-27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo cæci
-28 Cum autem venisset domum, accesserunt ad eum cæci
11- 5 Cæci vident, claudi ambulant
12-22 Tunc oblatus est ei dæmonium habens cæcus et mutus
15-14 Sinite illos: cæci sunt, et duces cæcorum.
Cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt
-30 Habentes secum... cæcos, claudos, debiles,
-31 Videntes mutos loquentes, claudos ambulantes, cæcos videntes
20-30 Et ecce duo cæci sedentes secus viam
21-14 Et accesserunt ad eum cæci et claudi in templo
23-16 Væ vobis, duces cæci, qui dicitis
-17 Stulti et cæci: quid enim majus est, aurum an templum
-19 Cæci, quid e. majus est, donum an altare?

Matth. 23-24 Duces cæci excolantes culicem
-26 Pharisæe cæce, munda prius quod intus est calicis
Marc. 8-22 Et veniunt Bethsaïdam et adducunt ei cæcum
-23 Et apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum
10-46 Filius Timæi, Bartimæus cæcus, sedebat juxta viam mendicans
-49 Et vocant cæcum, dicentes ei : Animæquior esto
-51 Cæcus a. dixit ei : Rabboni, ut videam
Luc. 4-19 Prædicare captivis remissionem et cæcis visum
6-39 Numquid potest cæcus cæcum ducere ?
7-21 Et cæcis multis donavit visum
-22 Quia cæci vident, claudi ambulant
14-13 Voca pauperes, debiles, claudos, et cæcos
-21 Et pauperes ac debiles et cæcos... introduc
18-35 Cæcus quidam sedebat secus viam mendicans
Joan. 5- 3 In his jacebat multitudo magna languentium, cæcorum, claudorum, aridorum.
9- 1 Et præteriens Jesus vidit hominem cæcum a nativitate
- 2 Quis peccavit, hic aut parentes ejus ut cæcus nasceretur ?
-13 Adducunt eum ad Pharisæos, qui cæcus fuerat
-17 Dicunt ergo cæco iterum : Tu quid dicis de illo
-18 Non crediderunt ergo Judæi de illo, quia cæcus fuisset
-19 Hic est filius vester quem vos dicitis quia cæcus natus est
-20 Scimus quia hic est filius noster, et quia cæcus natus est
-24 Qui fuerat cæcus et dixerunt ei
-25 Unum scio, quia cæcus cum essem, modo video
-32 A sæculo non est auditum quia quis aperuit oculos cæci nati
-39 Veni, ut qui non vident, videant, et qui vident, cæci fiant
-40 Et dixerunt ei: Numquid et nos cæci sumus?
-41 Si cæci essetis, non haberetis peccatum
10-21 Numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire ?
11-37 Non poterat hic qui aperuit oculos cæci nati, facere ut hic non moreretur ?
Act. 13-11 Et eris cæcus, non videns solem usque ad tempus
Rom. 2-19 Confidis te ipsum esse ducem cæcorum
2 Petr. 1- 9 Cui enim non præsto sunt hæc, cæcus est
Apoc. 3-17 Et nescis quia tu es miser et miserabilis et pauper, et cæcus et nudus

CÆDES.

Gen. 14-17 Postquam reversus est a cæde Chodorlahomor
Deut. 21- 1 Et ignorabitur cædis reus
Judic. 2-18 Et liberabat eos de cæde vastantium
7-22 Et mutua se cæde truncabant
20-25 Tanta in illos cæde bacchati sunt
1 Reg. 14-20 Et ecce versus fuerat gladius uniuscujusque ad proximum suum, et cædes magna nimis
2 Reg. 1- 1 Factum est a... ut David reverteretur a cæde Amalec
2 Par. 25-14 Amasias vero post cædem Idumæorum
Esth. 9-12 Quantam putas eos exercere cædem in universis provinciis ?
-18 At hi qui in urbe Susan cædem exercuerant Tertio decimo et quarto decimo die ejusdem mensis in cæde versati sunt
Isai. 65-12 Et omnes in cæde corruetis
Ezech. 9- 8 Et cæde completa, remansi ego
21-15 Et limati ad fulgendum, amicti ad cædem
-22 Ut ponat arietes, ut aperiat os in cæde
1 Mac. 1-25 Et fecit cædem hominum, et locutus est in superbia magna
2 Mac. 5- 6 Jason vero non parcebat in cæde civibus suis
-13 Fiebant ergo cædes juvenum ac seniorum
12-16 Et capta civitate..innumerabiles cædes fecit
Act. 9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum et cædis
Hebr. 7- 1 Obviavit Abrahæ regresso a cæde regum

CÆDO.

Exod. 5-16 En famuli tui flagellis cædimur
Levit. 1- 8 Et membra quæ sunt cæsa desuper ordinantes,
4-33 Et immolabit eam in loco ubi solent cædi holocaustorum hostiæ
Levit. 6-30 Hostia enim quæ cæditur pro peccato
23-12 Cædetur agnus immaculatus anniculus in holocaustum Domini
Num. 11-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur
22-27 Qui iratus, vehementius cædebat fuste latera ejus
Deut. 1-44 Et cecidit de Seïr usque Horma
19- 5 Sed abiisse cum eo simpliciter in sylvam ad ligna cædenda
21- 4 Et cædent in ea cervices vitulæ
Josue. 8-22 Cum ergo ex utraque parte adversarii cæderentur
9-21 Sed sic vivant, ut in usus universæ multitudinis ligna cædant
-23 Et non deficiet de stirpe vestra ligna cædens
-27 Cædentes ligna, et aquas comportantes
10-19 Et extremos quosque fugientium cædite
-20 Cæsis ergo adversariis plaga magna
Judic. 1- 6 Cæsis summitatibus manuum ejus ac pedum
8-10 Cæsis centum viginti millibus bellatorum
20-31 Cæderent per duas semitas vertentes terga
-32 Putaverunt enim solito eos more cædere
-37 Et Benjamin terga cædentibus daret
-39 Cæsis de exercitu eorum triginta viris
-43 Atque ita factum est ut... ab hostibus cæderentur
Ruth. 2-17 Et quæ collegerat virga cædens et excutiens
1 Reg. 4- 2 Et cæsa sunt in illo certamine passim per agros
-10 Et cæsus est Israël, et fugit unusquisque
7-10 Et exterruit eos (*Dominus*) et cæsi sunt a facie Israël
15-21 Tulit a. de præda populus oves et boves, primitias eorum quæ cæsa sunt
2 Reg. 3-22 Statim pueri David et Joab venerunt, cæsis latronibus
8-13 Cum reverteretur... cæsis decem et octo millibus
18- 7 Et cæsus est ibi populus Israël ab exercitu David
23-10 Et populus, qui fugerat, reversus est ad cæsorum spolia detrahenda
24-17 Cum vidisset Angelum cædentem populum
3 Reg. 5- 6 Scis enim quomodo non est in populo meo vir qui noverit ligna cædere sicut Sidonii.
12-11 Pater meus cecidit vos flagellis Ego autem cædam vos scorpionibus
-14 Pater meus cecidit vos flagellis Ego autem cædam vos scorpionibus
18-23 Et in frusta cædentes, ponant super ligna
4 Reg. 3-23 Pugnaverunt reges contra se et cæsi sunt mutuo
6- 4 Cumque venissent ad Jordanem, cædebant ligna
12-12 Sartatecta faciebant, et in iis qui cædebant saxa
1 Par. 10- 8 Die igitur altero detrahentes Philisthiim spolia cæsorum
22- 2 Et constituit ex eis latomos ad cædendos lapides
2 Par. 2- 2 Et octoginta millia, qui cæderent lapides in montibus
-10 Præterea operariis, qui cæsuri sunt ligna
-16 Nos autem cædemus ligna de Libano
-18 Et octoginta millia, qui lapides in montibus cæderent
10-11 Pater meus cecidit vos flagellis Ego vero cædam vos scorpionibus
-14 Pater meus cecidit vos flagellis Ego vero cædam vos scorpionibus
14-13 Et ruerunt Æthiopes usque ad internecionem, quia Domino cædente contriti sunt.
2 Esdr. 13-25 Et objurgavi eos, et maledixi, et cecidi ex eis viros
Esth. 9-17 Et quarta decima die cædere desierunt
Prov. 10- 8 Stultus cæditur labiis
Isai. 14- 6 Cædentem populos in indignatione
Jerem. 6- 6 Cædite lignum ejus et fundite circa Jerusalem aggerem
37-14 Cæsum eum miserunt in carcerem
46- 5 Vidi ipsos pavidos et terga vertentes, et fortes eorum cæsos
-22 Et cum securibus venient ei, quasi cædentes ligna
Ezech. 21-10 Ut cædat victimas, exacutus est (*gladius*)
26-11 Populum tuum gladio cædet
Osee. 7-12 Cædam eos secundum auditionem cœtus
1 Mac. 9-66 Et cœpit cædere, et crescere in virtutibus
11- 4 Ostenderunt ei... et eorum qui cæsi erant in bello tumulos
Matth. 21- 8 Alii autem cædebant ramos de arboribus
-35 Et agricolæ, apprehensis servis ejus, alium ceciderunt, alium occiderunt
26-67 Et colaphis eum ceciderunt
Marc. 11- 8 Alii autem frondes cædebant de arboribus
Marc. 12- 3 Qui apprehensum eum ceciderunt
- 5 Quosdam cædentes, alios vero occidentes
14-65 Et cœperunt quidam conspuere eum... et colaphis eum cædere Et ministri alapis eum cædebant
15-15 Pilatus a... tradidit Jesum flagellis cæsum
Luc. 20-10 Qui cæsum dimiserunt eum inanem
-11 Illi a. hunc quoque cædentes... dimiserunt inanem
22-63 Et viri, qui tenebant eum, illudebant ei, cædentes
Joan. 18-23 Si autem bene (*locutus sum*), quid me cædis
Act. 5-40 Cæsis denuntiaverunt ne omnino loquerentur in nomine Jesu
16-22 Et magistratus... jusserunt eos virgis cædi
-37 Cæsos nos publice, indemnatos, homines Romanos, miserunt in carcerem
22-19 Et cædens per synagogas eos qui credebant in te
-24 Jussit tribunus induci eum in castra, et flagellis cædi, et torqueri eum
1 Cor. 4-11 Et colaphis cædimur, et instabiles sumus
2 Cor. 11-20 Sustinetis enim... si quis in faciem vos cædit
-25 Ter virgis cæsus sum, semel lapidatus sum

CÆLATOR.

Exod. 28-36 In qua (*lamina*) sculpes, opere cælatoris, sanctum Domino

CÆLATURA.

Exod. 27-10 Quæ capita cum cælaturis suis habebunt argentea
-11 Et capita earum cum cælaturis suis argentea
28-11 Opere sculptoris et cælatura gemmarii, sculpes..
38-10 Et tota operis cælatura, argentea
-12 Et tota operis cælatura, argentea
-17 Capita a. earum cum cunctis cælaturis suis argentea
-19 Capitaque earum et cælaturæ argenteæ
3 Reg. 6-18 Habens tornaturas et juncturas suas fabrefactas, et cælaturas eminentes
-29 Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis cælaturis et torno
-35 Et sculpsit Cherubim et palmas et cælaturas valde eminentes
7-31 In angulis a. columnarum variæ cælaturæ erant
-35 Habens cælaturas suas, variasq. sculpturas
2 Par. 2- 7 Mitte ergo mihi virum eruditum... et qui sciat sculpere cælaturas
4- 3 Et decem cubitis quædam extrinsecus cælaturæ
Ezech. 40-37 Et cælatura palmarum in fronte ejus hinc et inde

CÆLO.

Exod. 28-21 Duodecim nominibus cælabuntur
3 Reg. 7-36 Ut non cælata, sed apposita per circuitum viderentur
4 Reg. 16-17 Tulit a. rex Achaz cælatas bases, et luterem
2 Par. 2-14 Et qui scit cælare omnem sculpturam
3- 7 Et cælavit Cherubim in parietibus
4-22 Et ostia cælavit templi interioris
Ezech. 40-26 Et cælatæ palmæ erant, una hinc et altera inde
-34 Et palmæ cælatæ in fronte ejus hinc et inde
41-20 Cherubim, et palmæ cælatæ erant in pariete templi
-25 Et cælata erant in ipsis ostiis templi Cherubim
Zach. 3- 9 Ecce ego cælabo sculpturam ejus

CÆMENTARII.

3 Reg. 5-18 Quos dolaverunt cæmentarii Salomonis Et cæmentarii Hiram
4 Reg. 12-11 In manu eorum qui præerant cæmentariis domus Et in cæmentariis iis, qui operabantur
22- 6 Tignariis videlicet et cæmentariis
1 Par. 22-15 Habes quoque... latomos, et cæmentarios
2 Par. 34-11 At illi dederunt eam artificibus et cæmentariis
1 Esdr. 3- 7 Dederunt autem pecunias latomis et cæmentariis
-10 Fundato igitur a cæmentariis templo
Amos. 7- 7 In manu ejus trulla cæmentarii
- 8 Et dixi : Trullam cæmentarii

CÆMENTUM.

Gen. 11- 3 Habueruntque... bitumen pro cæmento
Eccli. 22-21 Et cæmenta sine impensa posita contra faciem

CÆREMONIA.

Gen. 26- 5 Cæremonias legesque servaverit
Exod. 12-25 Observabitis cæremonias istas
18-20 Ostendasque populo cæremonias et ritum
27-19 In omnes usus et cæremonias
38-21 Juxta præceptum Moysi in cæremoniis Levitarum
Levit. 5-15 Anima, si prævaricans cæremonias
7-35 Hæc est unctio Aaron... in cæremoniis Domini
9-17 Absque cæremoniis holocausti matutini
10-19 Aut placere Domino in cæremoniis
Num. 1-50 Et quidquid ad cæremonias pertinet
9- 3 Juxta omnes cæremonias et justificationes
-14 Facient Phase Domino juxta cæremonias
15-24 Offeret... ac liba, ut cæremoniæ postulant
18- 4 Excubent... et in omnibus cæremoniis ejus
29- 6 Eisdem cæremoniis offeretis in odorem suavissimum incensum Domino
Deut. 4- 8 Quæ est enim alia gens sic inclyta ut habeat cæremonias
-14 Ut docerem vos cæremonias et judicia
-45 Testimonia, et cæremoniæ atque judicia
5- 1 Audi, Israël, cæremonias atque judicia
-31 Loquar tibi... cæremonias atque judicia
6- 1 Hæc sunt præcepta, et cæremoniæ
-17 Custodi... testimonia, et cæremonias
7-11 Custodi ergo præcepta, et cæremonias
8-11 Cave nequando... negligas... cæremonias
10-13 Custodiasque mandata Dom. et cæremonias
11- 1 Observa præcepta ejus et cæremonias
-32 Videte ergo ut impleatis cæremonias
12-30 Cave ne... requiras cæremonias earum
17-19 Ut discat... custodire verba, et cæremonias ejus
26-17 Custodias cæremonias illius et mandata
28-15 Cæremonias quas ego præcipio tibi hodie
30-10 Et custodieris præcepta ejus et cæremonias
-16 Custodias mandata illius ac cæremonias
3 Reg. 2- 3 Custodias cæremonias ejus et præcepta
8-58 Custodiamus mandata ejus et cæremonias ejus
9- 6 Cæremonias meas quas proposui vobis
4 Reg. 17-13 Custodite præcepta mea et cæremonias
-34 Neque custodiunt cæremonias ejus
-37 Cæremonias quoque, et judicia... custodite
23- 3 Testimonia, et cæremonias, in omni corde
1 Par. 23-31 Juxta numerum et cæremonias
29-19 Testimonia tua et cæremonias tuas
2 Par. 19-10 Quæstio est... de mandato, de cæremoniis
31-21 Juxta Legem, et cæremonias volens requirere
33- 8 Cæremonias atque judicia per manum Moysi
1 Esdr. 7-11 Erudito in... cæremoniis ejus in Israël
2 Esdr. 1- 7 Non custodivimus... cæremonias, et judicia
9-13 Dedisti eis... cæremonias, et præcepta
-14 Et cæremonias, et legem præcepisti eis
10-29 Judicia ejus et cæremonias ejus
13-14 Quas feci... et in cæremoniis ejus
Judith. 5- 8 Deserentes itaque cæremonias patrum
Esth. 3- 8 Novis utens legibus, et cæremoniis
8-17 In tantum ut... et cæremoniis jungerentur
9-28 Quæ his cæremoniis obligata est
Ezech. 44- 5 Loquor ad te de universis cæremoniis domus Domini
-15 Qui custodierunt cæremonias Sanctuarii
-16 Ut ministrent mihi et custodiant cæremonias meas
48-11 Qui custodiant cæremonias meas.

CÆSAR.

Non agitur in Scripturis sacris de Julio Cæsare, qui Romæ natus est die Julii mensis duodecima, anno vero mundi 3954, Romæ 654, ante J. Ch. 100, et fuit Romanorum primus imperator et occubuit die martis decima quinta, in senatu interfectus, quia se regem volebat facere, anno 4010, Romæ 710, ante J. Ch. 44. Vixerat 56 annis. In Novo autem Testamento quatuor habentur imperatores quos nuncupat nomine Cæsaris: nempe Cæsar Augustus, Cæsar Tiberius, Cæsar Tiberius Claudius, Cæsar Domitius Nero. — CÆSAR I. *Cujus fuit nomen Octavius, seu Octavianus, postea vero Augustus, nepos erat Julii Cæsaris, qui suum in regno successorem designaverat per testamentum. Tantum erat annorum decem et novem quando interfectus est avunculus ejus Julius Cæsar. Ex Italia Marcum Antonium ejecit competitorem, omnesque devicit hostes suos. Cum omnia silerent bella et undique pax emineret, anno sui quadragesimo secundo, edictum emisit Augustus ut describeretur orbis universus, id est, Romanus orbis, ea scilicet regiones et provinciæ quæ Romano subdebantur imperio. Hoc edictum vulgatum est in Judæa, et descripta est a Cyrino, Syriæ præside, non autem ab Herode rege, quia non solum Judæa, sed Syria tota describebatur, ut sciretur quantum virium colligi posset ad bellicos apparatus, et ut vectigal hac occasione exigeretur, quod jurisconsulti* capitationem *vocant. Ibant singuli in suam civitatem ut profiterentur; græcus habet ἀπογράφεσθαι ut describerentur, ut nomina darent. Ascendit et ipse Joseph sponsus Beatæ Mariæ Virginis de Nazareth, ubi manebant, in civitatem David Bethlehem, quia erant de domo et de familia David. Ivit autem cum conjuge sua prægnante. Ibi natus est pauper et humilis in stabulo Jesus Christus, reparator salutis humanæ, filius Dei ab æterno, Deus æternus, anno mundi 4054, die mensis Decembris vigesima quinta, media nocte, decima tertia Tebeth Judæorum. Cæsar Augustus cum non haberet filios successores, adoptaverat generum suum Tiberium filium Tiberii Neronis et Liviæ Drusillæ. Cæsar Augustus Nolæ obiit, die mensis Augusti decima nona anno mundi 4064, Christi 10. Mensis autem iste prius vocabatur* Sextilis. *Corpus Cæsaris Augusti Romæ asportatum sepultum est in Campo Martio.* — CÆSAR II. *Is, ut diximus, est Tiberius, tertius Romanorum imperator, quem adoptavit Augustus. De eo loquitur Jesus Christus, quando ei præbent Judæi monetam quæ præ se ferebat effigiem Cæsaris, et dicit illis:* Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari. *Qua occasione illos arguit et convincit ex eo quod Cæsarem pro suo rege, sive imperatore agnoscerent, moneta ejus utentes. Cæsar iste post homicidia, post infamia multa, post scelera omnis generis, simulans se velle Jovi dicare festum, Romam reliquit et mortuus est in insula Capreæ, prope Neapolim, anno ætatis septuagesimo octavo; eique successit ad quaternium Caligula filius Germanici quem interfecerat Tiberius.* — CÆSAR III CLAUDIUS. *Annorum natus erat quinquaginta cum regnare cœpisset post mortem Caligulæ. Miserias Romæ, calamitatesque magnas præsertim in fame crudeli quam prædixerat Agabus propheta, multum sedavit et sublevavit imperator iste. In anno regni ejus secundo S. Petrus sedem Antiochiæ reliquit, et sedem apostolicam Romæ instituit, die Januarii decima octava; eodem etiam anno sanctus Marcus Evangelium suum edidit, anno Christi 49. Claudius Cæsar veneno necatus a conjuge sua Agrippina, obiit anno ætatis 63, regni vero 14, et ei successit filius conjugis suæ* — CÆSAR IV DOMITIUS NERO. *Filius Caii Domitii OEnobarbi. Tantum annos habebat decem et octo, cum regnare cœpisset, anno Christi 54. Veneno necavit Britannicum, vitam totam in criminibus et crudelitatibus degit; noruntenim omnes immanitates, scelera, turpitudines, omnia denique horrenda quæ fœdam hujus imperatoris fecerunt vitam, eumque merito tam execrationi voverunt, ut neminem potuerit invenire sat infamem qui ei vitam eriperet sceleratam; manibus ipsissimis sibi mortem intulit in anno suo trigesimo secundo, cum regnasset annis tredecim et sex mensibus. In regno et jussu hujus imperatoris, sancti apostoli Paulus et Petrus palmam martyrii consecuti sunt.*

Matth. 22-17 Licet censum dare Cæsari, an non?
-21 Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
Marc. 12-14 Licet dari tributum Cæsari, an non dabimus?
-16 Dicunt ei: Cæsaris.
-17 Reddite igitur quæ sunt Cæsaris, Cæsari
Luc. 2- 1 Exiit edictum a Cæsare Augusto, ut describ.
3- 1 Anno a. quinto decimo imperii Tiberii Cæsaris
20-22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non?
-24 Respondentes dixerunt ei: Cæsaris.
-25 Et ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
23- 2 Hunc invenimus... prohibentem tributa dare Cæsari
Joan. 19-12 Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris
Omnis enim, qui se regem facit, contradicit Cæsari
-15 Non habemus regem nisi Cæsarem
Act. 17- 7 Hi omnes contra decreta Cæsaris faciunt
25- 8 Neque in Cæsarem quidquam peccavi
-10 Ad tribunal Cæsaris sto
-11 Cæsarem appello
-12 Cæsarem appellasti?
Ad Cæsarem ibis
-21 Donec mittam eum ad Cæsarem
26-32 Dimitti poterat homo hic si non appellasset Cæsarem.
27-24 Ne timeas, Paule, Cæsari te oportet assistere
28-19 Coactus sum appellare Cæsarem
Philip. 4-22 Maxime autem qui de Cæsaris domo sunt

CÆSAREA.

Duæ istius sunt nominis civitates; Cæsarea Philippi et Cæsaræa Palestinæ. Cæsaræa Philippi, quæ prius Paneas dicebatur et a Philippo tetrarcha Cæsarea appellata est in honorem Tiberii Cæsaris, sita erat ad radices Libani montis, ubi Jordanis fluvius fontem suum habet. Dicitur Philippi, *ut distinguatur ab altera Cæsarea, quam Herodes Ascalonita eo in loco ædificavit, qui prius dicebatur turris Stratonis, et Cæsaream dixit, in honorem Cæsaris Augusti. Sunt qui numerent octo vel novem civitates nomine Cæsareæ.*

Matth. 16-13 Venit a. Jesus in partes Cæsareæ Phil.
Marc. 8-27 Egressus est Jesus... in castella Cæsareæ Philippi
Act. 8-40 Donec veniret Cæsaream
9 30 Deduxerunt eum Cæsaream
10- 1 Vir autem quidam erat in Cæsarea
-24 Altera autem die introivit Cæsaream
11-11 Ecce viri tres... missi a Cæsarea ad me
12-19 Descendensque a Judæa in Cæsaream
18-22 Et descendens Cæsaream ascendit
21- 8 Alia a. die profecti venimus Cæsaream
-16 Venerunt autem et ex Discipulis a Cæsarea nobiscum
23-23 Parate milites ducentos, ut eant usque Cæsaream
-33 Qui cum venissent Cæsaream
25- 1 Post triduum ascendit Jerosolymam a Cæsarea
- 4 Festus a. respondit, servari Paulum in Cæsarea
- 6 Descendit Cæsaream, et altera die sedit
-13 Agrippa rex et Bernice descend. Cæsaream ad salutandum Festum

CÆSARIES.

Num. 6- 5 Crescente cæsarie capitis ejus
-18 Radetur Nazaræus... cæsarie consecrationis suæ
Deut. 21-12 Quæ radet cæsariem, et circumcidet ungues
2 Reg. 14-26 Quia gravabat eum cæsaries

CÆSORES.

Deut. 29-11 Exceptis lignorum cæsoribus
2 Par. 24-12 At illi conducebant ex ea cæsores lapidum

CÆTERI, Æ, A.

Gen. 14-21 Da mihi animas, cætera tolle tibi
30-40 Erant.. alba et nigra.. Laban, cætera.. Jacob
34-27 Irruerunt super occisos cæteri filii Jacob
Levit. 11- 4 Sicut camelus et cætera, non comedetis
20-24 Qui separavi vos a cæteris populis
-26 Ego Dom., et separavi vos a cæteris populis
Num. 16-29 Qua et cæteri visitari solent, non misit me Dominus
26-62 Nec eis cum cæteris data possessio est
27-21 Filii Israël cum eo, et cætera multitudo
30-14 Per jejunium vel cæterarum rerum abstinentiam
Deut. 1- 7 Venite ad montem Amorrhæorum et ad cætera
18- 8 Partem ciborum eamdem accipiet quam et cæteri
19-20 Ut audientes cæteri timorem habeant
20-14 Absque mulieribus... et cæteris quæ in civitate
-20 Ligna... in cæteros apta usus, succide
21- 3 Quam viciniorem cæteris esse perspexerint
Josue. 11-13 Cæteras succendit Israël; unam tantum Asor
13-22 Ariolum occiderunt filii Israël gladio cum cæteris interfectis
22- 7 Dedit Josuë sortem inter cæteros fratres suos
Judic. 4-11 Haber autem Cinæus recesserat quondam a cæteris Cinæis fratribus
5-29 Una sapientior cæteris uxoribus.. respondit
6- 3 Ascendebat Madian... cæterique Orientalium nationum
9-11 Ut inter cætera ligna promovear?
-24 In cæteros Sichimorum principes
16- 7 Infirmus ero ut cæteri homines

Judic. 16-17 Deficiam eroque sicut cæteri homines
-30 Cecidit domus super omnes principes et cæteram multitudinem
18- 1 Inter cæteras tribus sortem non acceperat
-14 Dixerunt quinque viri... cæteris fratribus suis
1 Reg. 13- 2 Cæterum populum remisit... in tabernacula sua
19-24 Prophetavit cum cæteris coram Samuële
3 Reg. 6-32 Operuit.. palmas, et cætera auro
1 Par. 24- 6 Domum quæ cæteris præerat Eleazar Alteram domum quæ sub se habebat cæteros
2 Par. 24-14 Et cætera vasa aurea, et argentea
31- 3 Et calendis et solemnitatibus cæteris
32-17 Dii gentium cæterarum non potuerunt
35- 9 Dederunt cæteris Levitis ad celebrandum Phase
1 Esdr. 4-10 Et cæteri de gentibus quas transtulit
-17 Et cæteris trans fluvium, salutem dicens
7-20 Sed, et cætera quibus opus fuerit
9-11 Cæterarumque terrarum, abominationibus eorum
2 Esdr. 6- 1 Et cæteri inimici nostri, quod ædificassem
-14 Cæterorum Prophetarum qui terrebant me
7- 2 Timens Deum, plus cæteris videbatur
Tobiæ. 6- 6 Cætera salierunt quæ sufficerent eis
8-12 Quo et cæteris illis septem viris
Judith. 4- 2 Fecerat cæteris civitatibus et templis earum
Esth. 2- 3 Et cætera ad usus necessaria
- 8 Esther quoque inter cæteras puellas
3- 3 Cur præter cæteros non observas
5-14 Zares uxor ejus, et cæteri amici
13- 3 Qui sapientia et fide cæteros præcellebat
14-13 Ipse pereat et cæteri qui ei consentiunt
16-22 Inter cæteros festos dies, hanc habetote diem
Job. 11- 3 Cum cæteros irriseris, a nullo confutaberis?
Eccli. 29-33 Et quæ in manu habes, ciba cæteros
Isai. 66- 9 Si ego qui generationem cæteris tribuo
Jerem. 52-15 Et cæteros de multitudine transtulit
Ezech. 10-11 Sequebantur et cæteræ, nec convertebantur
29-15 Inter cætera regna erit humillima
40-25 Vestibula in circuitu, sicut fenestras cæteras
Dan. 1-10 Si viderit... macilentiores præ cæteris
2-18 Cum cæteris sapientibus Babylonis
7-20 Os loquens grandia, et majus erat cæteris
1 Mac. 2-44 Et cæteri fugerunt ad nationes
5-27 In cæteris civitatibus Galaaditidis
6-43 Erat eminens super cæteras bestias
7-42 Sciant cæteri quia male locutus est
8- 4 Cæteri autem dant eis tributum
- 5 Cæteros qui adversum eos arma tulerant
9-18 Judas cecidit et cæteri fugerunt
-22 Et cætera verba bellorum Judæ
10-72 Disce quis sum ego et cæteri
11- 4 Azotum, et cætera ejus demolita
12-11 In diebus solemnibus et cæteris quibus oportet
-14 Neque cæteris sociis et amicis
16-23 Cætera sermonum Joannis et bellorum
2 Mac. 1-23 Cæteris autem respondentibus
5-23 Gravius quam cæteri imminebant civibus
7- 4 Cæteris ejus fratribus, et matre inspicientibus
- 5 Cæteri una cum matre... hortabantur
11- 3 Sicut cætera delubra gentium
- 7 Cæteros adhortatus est
-20 De cæteris... per singula verbo mandavi
-27 Antiochus senatui... et cæteris Judæis salutem
12-11 Promittentes... et in cæteris profuturos
-31 Exhortati etiam de cætero
14-11 Cæteri amici.. inflammaverunt Demetrium
Matth. 27-49 Cæteri vero dicebant : Sine videamus
Marc. 16-13 Nuntiaverunt cæteris, nec illis crediderunt
Luc. 8-10 Cæteris autem in parabolis
12-26 Quid de cæteris solliciti estis ?
18- 9 Ad quosdam qui... aspernabantur cæteros
-11 Non sum sicut cæteri hominum
24- 9 Nuntiaverunt hæc... undecim et cæteris omnibus
-10 Joanna, et Maria Jacobi, et cæteræ
Act. 5-13 Cæterorum... nemo audebat se conjungere illis
15-17 Ut requirant cæteri hominum Dominum
17- 9 Accepta satisfactione a Jasone, et cæteris
27-44 Et cæteros alios in tabulis ferebant
Rom. 1-13 In vobis sicut et in cæteris gentibus
11- 7 Cæteri vero excæcati sunt
1 Cor. 7-12 Cæteris ego dico, non Dominus
9- 5 Numquid non... sicut et cæteri Apostoli
11-34 Cætera autem, cum venero disponam
14-29 Duo aut tres dicant, et cæteri dijudicent
15-37 Granum, ut puta tritici aut alicujus cæterorum.

2 Cor. 12-13 Quid est enim, quod minus habuistis præ cæteris Ecclesiis.
13- 2 Prædixi... iis qui ante peccaverunt et cæteris omnibus,
-11 De cætero, fratres, gaudete et perfecti estote,
Galat. 2-13 Simulationi ejus consenserunt cæteri Judæi.
6-17 De cætero nemo mihi molestus sit.
Ephes. 2- 3 Et eramus natura filii iræ, sicut et cæteri.
6-10 De cætero, fratres, confortamini in Domino.
Philip. 1-13 In omni prætorio, et in cæteris omnibus.
3- 1 De cætero, fratres mei, gaudete in Domino.
4- 3 Cum Clemente, et cæteris adjutoribus meis,
- 8 De cætero, fratres, quæcumque sunt vera... hæc cogitate.
1 Thes. 4- 1 De cætero ergo, fratres, rogamus vos
-12 Ut non contristemini sicut et cæteri, qui spem non habent.
5- 6 Igitur non dormiamus sicut et cæteri.
2 Thes. 3- 1 De cætero, fratres, orate pro nobis,
1 Tim. 5-20 Ut et cæteri timorem habeant :
Hebr. 10-13 De cætero expectans donec ponantur inimici
Jacob. 3- 7 Omnis enim natura... et serpentium, et cæterorum domantur,
2 Petr. 3-16 Quæ... depravant, sicut et cæteras scripturas,
Apoc. 2-24 (*Dico*) et cæteris qui Thyatiræ estis :
3- 2 Esto vigilans, et confirma cætera, quæ moritura erant.
8-13 De cæteris vocibus trium Angelorum,
9-20 Et cæteri homines, qui non sunt occisi
19-21 Cæteri occisi sunt in gladio sedentis
20- 5 Cæteri mortuorum non vixerunt,

CÆTERUM.

Eccli. 45-27 Cæterum in terra gentes non hæreditabit ;
1 Cor. 1-16 Cæterum nescio si quem alium baptizaverim
14-16 Cæterum si benedixeris spiritu,

CAIN.

Anno mundi 2, ante J. Ch. 4052. Primus Adæ et Evæ filius. Ad munera Cain non respexit Deus ; sacrificia enim vetera non placebant Deo ex opere operato, sed ex opere operantis ; atqui Cain de fructibus terræ offerebat secundos et viliores, et ideo non Deo placuerunt. Munera autem Abel, quæ erant ex primogenitis et adipibus, grata Domino habita sunt. Quam ob causam iratus valde Cain, livore contabescebat, malum machinabatur, faciem obnubilans frontemque caperans, torvos in terram demissos habens oculos cogitabat ulcisci adversus fratrem, cujus sacrificia ignis inflammabat cœlestis ; ideo duxit illum in campum, ibique interfecit. Deus autem omnium scelerum vindex vocavit eum et condemnavit ad vitam profugam ; sceleris enim pœna et carnificina conscientiæ per incertas vagantem sedes exagitabant ; fecit illum denique tam odiosum omni terræ, ut homines ne quidem eum visu dignarentur, nec ipse eos ausus esset aspicere et timeret perpetuo tremens et indesinenter fremens ne mors etiam sibi ab aliquo inferretur. Deus autem nolens eum compendiosæ mortis cruciatus ejus finire, nec tradens pœnæ, ad quam se ipse damnaverat, ait : Non ut æstimas morieris et mortem pro remedio accipies ; verum vives usque ad septimam generationem et conscientiæ tuæ igne torqueberis, et quicumque te occiderit, gravius punietur quam tu, quia tuo exemplo deterritus non fuerit quominus te de medio tolleret, quem in delicti tui pœnam et admonitionem superesse sic volebam, ut vitam pro supplicio et mortem pro solatio haberes. Posuitque Dominus in Cain signum, ut nemo eum interficeret ; cujusmodi sit hoc signum ignoratur. Communior Patrum doctrina est de corporis tremore cum quadam vultus et mentis consternatione. Habitavit profugus in terra Nod. Ibi cognovit uxorem suam, quæ a S. Chrysostomo Ripha vocatur, filiam Adæ et Evæ, sororem proinde suam, quæ concepit et peperit Henoch. Initio enim mundi necesse fuit sorores fratribus nubere. Et cum genuisset, post multos annos, plures filios et filias, nepotes et neptes qui replere possent civitatem, ædificavit Henoch nomine primogeniti sui. Traditio Hebræorum est occidisse Lamech Cainum tritavum suum, quem ab armigero adolescente indicatum feram putaverat ; quo errore cognito dolorem cædis in adolescentem effudisse illo interempto.

Gen. 4- 1 Quæ concepit et peperit Caïn, dicens : Possedi
- 2 Fuit autem Abel pastor ovium, et Caïn agricola
4- 3 Ut offerret Caïn de fructibus terræ munera Domino
- 5 Ad Caïn vero et ad munera illius non respexit : iratusque Caïn vehementer, et concidit vultus ejus.
- 8 Dixitque Caïn ad Abel fratrem suum : Egrediamur foras. Cumque essent in agro, consurrexit Caïn adversus fratrem suum Abel et interfecit eum
- 9 Et ait Dominus ad Caïn : Ubi est Abel frater tuus
-13 Dixitq. Caïn ad Dominum : Major est iniquitas
-15 Sed omnis qui occiderit Caïn, septuplum punietur. Posuitque Dominus Caïn signum, ut non interficeret eum
-16 Egressusque Caïn a facie Domini
-17 Cognovit autem Caïn uxorem suam, quæ concepit
-24 Septuplum ultio dabitur de Caïn
-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel, quem occidit Caïn
Hebr. 11- 4 Fide plurimam hostiam Abel, quam Caïn, obtulit Deo.
1 Joan. 3-12 Non sicut Caïn, qui ex maligno erat, et occidit
Judæ. -11 Væ illis, quia in via Caïn abierunt.

CAINAN I.

Anno mundi 326, ante J. Ch. 3728. Filius Enos et pater Malaleel. Natus est Cainan in anno Enos patris sui nonagesimo. Jam vixerat et ipse septuaginta annis, quando genuit Malaleel, et postquam genuisset Malaleel, vixit adhuc octogintis quadraginta annis, genuit filios et filias. Et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni et mortuus est.

Gen. 5- 9 Vixit vero Enos nonaginta annis et genuit Caïnan
-12 Vixit quoque Caïnan septuaginta annis
-13 Et vixit Caïnan postq. genuit Malaleel
-14 Et facti sunt omnes dies Caïnan nongenti decem anni
1 Par. 1- 2 Caïnan, Malaleel, Jared.
Luc. 3-37 Qui fuit Malaleel, qui fuit Caïnan.

CAINAN II.

Anno mundi 1694, ante J. Ch. 2360. Filius Arphaxad, et pater Sale. Hic Cainan a Mose in Genesi omissus, a solis LXX *Interpretibus agnoscitur, quos græce scribens S. Lucas secutus est. Dicendum videtur* LXX *ex veteribus Hebræorum historiis, vel ex Spiritus sancti afflatu cognitam Cainæ generationem addidisse ; Mosem vero ex ejusdem afflatu, ex causis nobis ignotis, eam prætermisisse, quamvis revera inter Arphaxad et Sale intercesserit. Annos habebat Arphaxad triginta et unum, mundi 1694, quando genuit Cainan, qui mortuus est anno 2053, cum ipse vixisset 359 annis.*

Luc. 3-36 Qui fuit Caïnan, qui fuit Arphaxad

CAIPHAS.

Anno mundi 4072, Jesu Christi 18, Romæ 772. Septuagesimus primus Judæorum summus pontifex. Doctrinam sequebatur Saducæorum, et Simoni filio Camith in sacerdotio successerat ; filiam Annæ duxerat. Infensissimus fuit Jesu Christo cujus mortem provocavit adhibens falsos testes. Videre est in Evangeliis plura de illo. Ambitiosus fuit et avarus, ad crudelitatemque propensus. A summo sacerdotali officio expulsus est anno Tiberii regni vigesimo secundo a Vitellio Syriæ præside, et Caiphas mœrore et livore confectus sibi ipsi mortem intulit. Monstratur usque hodie domus Caiphæ extra muros Jerusalem.

Matth. 26- 3 Principis sacerdotum qui dicebatur Caïphas
-57 Duxerunt ad Caïpham principem sacerdotum
Luc. 3- 2 Sub principibus sacerdotum Anna et Caïpha
Joan. 11-49 Unus a. ex ipsis Caïphas nomine
18-13 Erat enim socer Caïphæ
-14 Erat a. Caïphas qui consilium dederat Judæis
-24 Misit eum Annas ligatum ad Caïpham
-28 Adducunt ergo Jesum a Caïpha in prætorium
Act. 4- 6 Et Caïphas, et Joannes, et Alexander

CAIUS.

Sancti Pauli discipulus. Origine Macedo, Corinthi manebat, et baptizatus est a sancto Paulo sicut ipse testatur 1 Cor. 1-14. Secum duxit illum Apostolus in civitatem Ephesiorum,

ubi orta est seditio adversus illos, a quodam aurifice Demetrio qui ædes Dianæ parvas fabricabatur et vendebat. Accurrit populus ad domum Caii et deprehendit Aristarchum et socium quos postea seditione sedata dimisit liberos. Ad hunc Caium scripsit sanctus Joannes tertiam suam Epistolam catholicam, in qua eum de hospitalitate et misericordia in pauperes dilaudat. Martyrio coronatus est Ephesi una cum socio Crispo, qui apud Corinthios Judæorum archisynagogus fuerat.

Rom. 16-23 Salutat vos Caïus hospes meus et universa Ecclesia
1 Cor. 1-14 Neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Caïum

CALAMITAS.

Gen. 44-34 Ne calamitatis, quæ oppressura est patrem meum, testis assistam
Job. 5-21 Non timebis calamitatem cum venerit
6- 2 Calamitas, quam patior, in statera
30- 3 Squallentes calamitate, et miseria
-12 Ad dexteram orientis calamitates meæ
Prov. 1-27 Cum irruerit repentina calamitas
Isai. 10- 3 Calamitatis de longe venientis?
24-12 Calamitas opprimet portas
47-11 Irruet super te calamitas, quam non poteris expiare
Soph. 1-15 Dies calamitatis et miseriæ

CALAMUS, *pro virga.*

Exod. 25-31 Calamos, scyphos, et sphærulas
-32 Sex calami egredientur de lateribus
-33 In nucis modum per calamos singulos
Scyphi instar nucis in calamo altero
Hoc erit opus sex calamorum
-35 Sphærulæ sub duobus calamis per tria loca
-36 Et sphærulæ igitur et calami ex ipso erunt
37-17 De cujus vecte calami, scyphi, sphærulæq.
-18 Tres calami ex parte una, et tres ex altera
-19 In nucis modum per calamos singulos
Tres scyphi instar nucis in calamo altero
Æquum erat opus sex calamorum
-21 Sphærulæ sub duobus calamis per loca tria
Qui simul sex fiunt calami procedentes
-22 Et calami ex ipso erant universa ductilia
Num. 8- 4 Quæ ex utroque calamorum latere nascebantur
Ezech. 40- 3 Et calamus mensuræ in manu ejus
- 5 Manu viri calamus mensuræ
Et mensus est latitudinem ædificii calamo uno, altitudinem quoque calamo uno
- 6 Mensus est limen portæ calamo uno latitudinem
Id est, limen unum calamo uno in latitudine
- 7 Et thalamum uno calamo in longum
Et uno calamo in latum
- 8 Intrinsecus calamo uno
41- 8 Fundata latera ad mensuram calami
42-16 Contra ventum Orientalem calamo mensuræ
-17 Calamos in calamo mensuræ per gyrum
-18 Mensus est quingentos calamos
In calamo mensuræ per circuitum
Marc. 15-36 Circumponensque calamo, potum dabat
Apoc. 11- 1 Et datus est mihi calamus similis virgæ

CALAMUS, *pro penna scriptoris.*

Psal. 44- 2 Lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis
3 Joan. -13 Nolui per atramentum et calamum scribere tibi

CALAMUS, *pro aromate.*

Exod. 30-23 Calami similiter ducentos quinquaginta
Job. 40-16 Sub umbra dormit in secreto calami
Isai. 19- 6 Calamus et juncus marcescet
35- 7 Orietur viror calami et junci
42- 3 Calamum quassatum non conteret
43-24 Non emisti mihi argento calamum
Jerem. 6-20 Calamum suave olentem de terra longinqua!
Ezech. 27-19 Stacte et calamus in negotiatione tua

CALANO.

Urbs est prope Babylonem, postea dicta Ctesiphon, fuitque regia Parthorum, teste Plinio.

Isai. 10- 9 Numquid non ut Charcamis, sic Calano?

CALATHUS.

Jerem. 24- 1 Ecce duo calathi pleni ficis
- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis

CALCANEUS.

Gen. 3-15 Et tu insidiaberis calcaneo ejus
Psal. 48- 6 Iniquitas calcanei mei circumdabit me
55- 7 Calcaneum meum observabunt
Joan. 13-18 Levabit contra me calcaneum suum.

CALCATOR.

Jerem. 48-33 Nequaquam calcator uvæ solitum celeuma cantabit
Amos. 9-13 Comprehendet... calcator uvæ mittentem semen

CALCEAMENTUM

Exod. 3- 5 Solve calceamentum de pedibus tuis
12-11 Et calceamenta habebitis in pedibus
Deut. 25- 9 Et tollet calceamentum de pede ejus
29- 5 Nec calceamenta... vetustate consumpta
33-25 Ferrum, et æs, calceamentum ejus
Josue. 5-16 Solve, inquit, calceamentum tuum de ped.
9- 5 Calceamentaque perantiqua
-13 Vestes, et calceamenta quibus induimur
Ruth. 4- 8 Dixit... Booz : Tolle calceamentum tuum
3 Reg. 2- 5 Et in calceamento suo quod erat in pedibus ejus
Psal. 59-10 In Idumæam extendam calceamentum meum
107-10 In Idumæam extendam calceamentum meum
Cant. 7- 1 Quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis
Eccli. 46-22 Usque ad calceamenta ab omni carne non accepit,
Isai. 3-18 Auferet Dominus ornamentum calceamentorum
5-27 Nec rumpetur corrigia calceamenti ejus
20- 2 Et calceamenta tua tolle de pedibus tuis
Ezech. 24-17 Calceamenta tua erunt in pedibus tuis
-23 Habebitis... et calceamenta in pedibus
Dan. 3-21 Et calceamentis, et vestibus, missi sunt
Amos. 2- 6 Pro eo quod vendiderit... pauperem pro calceamentis
8- 6 Ut possideamus... pauperes pro calceamentis
Matth. 3-11 Cujus non sum dignus calceamenta portare
10-10 Neque calceamenta, neque virgam
Marc. 1- 7 Cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum
Luc. 3-16 Cujus non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus
10- 4 Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta
15-22 Date... et calceamenta in pedes ejus
22-35 Quando misi vos sine sacculo, et pera, et calceamentis
Joan. 1-27 Cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti
Act. 7-33 Solve calceamentum pedum tuorum
13-25 Cujus non sum dignus calceamenta pedum solvere

CALCEDONIUS.

Apoc. 21-19 Tertium, calcedonius : quartum, smaragdus

CALCEO.

2 Par. 28-15 Cumque vestissent eos et calceassent
Isai. 11-15 Ut transeant per eum calceati
Ezech. 16-10 Et calceavi te janthino et cinxi te bysso
Marc. 6- 9 Sed calceatos sandaliis
Act. 12- 8 Præcingere et calcea te caligas tuas
Ephes. 6-15 Et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis :

CALCITRO.

2 Reg. 6- 6 Quoniam calcitrabant boves, et declinaverunt
Act. 9- 5 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
26-14 Durum est tibi contra stimulum calcitrare

CALCO.

Deut. 1-36 Ipsi dabo terram quam calcavit et filiis ejus
2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestigium
11-24 Omnis locus, quem calcaverit pes vester
-25 Super omnem terram quam calcaturi estis
28-23 Sit... terra quam calcas, ferrea
33-29 Tu eorum colla calcabis
Josue. 1- 3 Omnem locum, quem calcaverit vestigium pedis vestri
4-18 Cumque... siccam humum calcare cœpissent
10-24 Qui cum... subjectorum colla... calcarent
14- 9 Terra, quam calcavit pes tuus, erit possessio tua
Judic. 9-27 Vastantes vineas, uvasque calcantes
1 Reg. 5- 5 Propter hanc causam non calcant sacerdotes Dagon
2 Esdr. 13-15 Vidi in Juda calcantes torcularia in sabbato
Job. 18-14 Et calcet super eum quasi rex interitus
22-15 Semitam... quam calcaverunt viri iniqui
24-11 Qui calcatis torcularibus sitiunt
28- 8 Non calcaverunt eam filii institorum,
Prov. 27- 7 Anima saturata calcabit favum
Eccli. 24-11 Et humilium corda virtute calcavi
Isai. 16- 9 Super messem tuam vox calcantium irruit
-10 Vinum in torculari non calcabit
Qui calcare consueverat
Vocem calcantium abstuli
42- 5 Qui est super eam et spiritum calcantibus eam
59- 8 Omnis qui calcat in eis, ignorat pacem
63- 2 Vestimenta tua sicut calcantium in torculari?
- 3 Torcular calcavi solus
Calcavi eos in furore meo
Jerem. 25-30 Celeuma quasi calcantium concinetur
Thren. 1-15 Torcular calcavit Dominus virgini filiæ Juda
Mich. 1- 3 Descendet et calcabit super excelsa terræ
5- 5 Quando calcaverit in domibus nostris
- 6 Cum calcaverit in finibus nostris
6-15 Tu calcabis olivam, et non ungeris oleo
Nahum. 3-14 Intra in lutum, et calca, subigens tene laterem
Malac. 4- 3 Et calcabitis impios, cum fuerint cinis
1 Mac. 14-31 Et voluerunt inimici eorum calcare
2 Mac. 8- 2 Qui ab omnibus calcabatur
Luc. 10-19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones
21-24 Et Jerusalem calcabitur a Gentibus
Apoc. 11- 2 Civitatem sanctam calcabunt mensibus quadraginta duobus
14-20 Et calcatus est lacus extra civitatem.
19-15 Ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei

CALCULUS.

2 Reg. 17-13 Ut non reperiatur ne calculus quidem ex ea
Prov. 20-17 Et postea implebitur os ejus calculo
Eccli. 18- 8 Et sicut calculus arenæ, sic exigui anni in die ævi
Isai. 6- 6 Et in manu ejus calculus, quem forcipe tulerat de altari
Apoc. 2-17 Dabo illi calculum candidum
Et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo scit

CALDARIA.

1 Reg. 2-14 Mittebat eam in lebetem, vel in caldariam

CALEB I.

Anno mundi 2506, ante J. Ch. 1548. Filius Jephone de tribu Juda, natus in Ægypto, viginti et duobus annis ante egressionem Israelitarum ex terra servitutis Ægypti. Electus est in tribu sua ut cum undecim aliis mitteretur a Moyse ad explorandam terram Chanaan. Profecti a deserto Pharan, quod latebat a monte Sinai usque ad Cadesbarne, exploraverunt terram a deserto Sin, usque Rohob intrantibus Emath, et pervenerunt usque Hebron, pergentesque usque ad torrentem Botri, absciderunt palmitem cum uva sua quem portaverunt in vecte duo viri, de malis quoque granatis et de ficis etiam tulerunt. Omni regione circuita reversi sunt post quadraginta dies, et venerunt ad Moysen in desertum Pharan, et narraverunt se vidisse terram reipsa lacte et melle fluentem, sed cultores esse fortissimos, urbes grandes atque muratas, populos esse staturæ proceræ et ibi esse monstra quædam, filios Enac de genere giganteo, quibus comparati videbantur sicut locustæ. Igitur populus vociferans adversus Moysen et Aaron, voluit eos lapidare una cum Caleb et Josue qui nitebantur sedare et compellere plebem et compescere murmur et vociferationes. Tunc apparuit gloria Domini super tectum fœderis cunctis filiis Israel, et juravit Dominus nullum ex omnibus his a viginti annis et supra præter Caleb et Josue visurum terram hanc pro qua murmuraverant, et omnia cadavera eorum fore ut in deserto jacerent. Reipsa mortui sunt atque percussi in conspectu Domini omnes viri quos Moyses egredi fecerat ex Ægypto et eos quos miserat ad explorandam terram præter Caleb et Josue et pueros infra viginti annis. Caleb erat annis natus quadraginta quando missus est ad explorandam terram, et post quadraginta et quinque annos, id est cum esset in anno ætatis suæ octogesimo quinto, Josue dedit ei hæreditatem Hebron, quæ

tunc vocabatur Cariatharbe. Ibi tres invenit gigantes de filiis Enac : Sesai, Ahiman, et Tholmai, quos exterminavit. Dehinc perrexit usque Dabir, urbem munitissimam, cujus nomen vetus erat Cariath-Sepher et ait : Qui percusserit Cariath-Sepher et vastaverit eam, dabo ei Axam filiam meam uxorem ; *continuo Othoniel filius Cenez, frater Caleb junior surrexit, cepit Cariath-Sepher et dedit ei Caleb filiam suam Axam. Othoniel potuit ducere Axam, quia nuptiæ inter patruum et neptem prohibitæ non erant in lege veteri. Caleb mortuus est in anno ætatis suæ centesimo decimo quinto.*

Num. 13- 7 De tribu Juda, Caleb filium Jephone
-31 Inter hæc Caleb compescens murmur populi
14- 6 Filius Nun et Caleb filius Jephone
-24 Servum meum Caleb,... inducam
-30 Præter Caleb filium Jephone et Josuë
26-65 Nullusque mansit ex eis nisi Caleb filius Jephone
32-12 Præter Caleb filium Jephone Cenezæum
34-19 De tribu Juda, Caleb filius Jephone
Deut. 1-36 Præter Caleb filium Jephone
Josue. 14- 6 Locutusque est ad eum Caleb filius Jephone
-14 Atque ex eo fuit Hebron Caleb filio Jephone
15-13 Caleb vero filio Jephone dedit partem
-14 Delevitque ex ea Caleb tres filios Enac
-16 Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath-Sepher
-17 Cepitq. eam Othoniel... frater Caleb junior
-18 Cui Caleb : Quid habes, inquit?
-19 Dedit itaque ei Caleb irriguum superius et inferius
21-12 Dederat Caleb filio Jephone ad possidendum
Judic. 1-12 Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath-Sepher
-13 Cumq. cepisset eam Oth. filius Cenez frater Caleb minor
-14 Dixit ei Caleb : Quid habes?
-15 Dedit ergo ei Caleb irriguum superius
-20 Dederuntque Caleb Hebron
3- 9 Filium Cenez fratrem Caleb minorem
1 Reg. 25- 3 Erat autem de genere Caleb (*Nabal*)
30-14 Et ad Meridiem Caleb
1 Par. 2-49 Filia vero Caleb, fuit Achsa
4-15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et Ela
6-56 Et villas, Caleb filio Jephone
Eccli. 46- 9 Misericordiam fecit ipse et Caleb filius Jephone
1 Mac. 2-56 Caleb, dum testificatur in Ecclesia,

CALEB II.

Filius Hesron, filii Phares, uxorem duxit Azuba, quæ peperit ei Jerioth. Cumque mortua esset Azuba, Caleb aliam duxit uxorem nomine Ephrata de qua genuit Hur. Diversus est hic Caleb ab eo qui missus est ad explorandam terram promissam, qui non Hesron filius fuit, sed Jephone. Insuper et in Scripturis vocatur Calubi, 1 *Par.* 11-9.

1 Par. 2-18 Caleb vero filius Hesron accepit uxorem nomine Azuba
-19 Accepit uxorem Caleb Ephrata quæ peperit ei Hur
-24 Cum a. mortuus esset Hesron, ingressus est Caleb ad Ephrata
-42 Filii autem Caleb fratris Jerameel : Mesa primogenitus
-46 Epha autem concubina Caleb peperit Haran
-48 Concubina Caleb Maacha peperit Saber
-50 Hi erant filii Caleb, filii Hur primogeniti Ephrata
4-11 Caleb autem frater Sua genuit Mahir

CALEFACIO, CALEFIO.

3 Reg. 1- 1 Cumque operiretur vestibus non calefiebat
- 2 Et calefaciat dominum nostrum regem
4 Reg. 4-34 Et incurvavit se super eum, et calefacta est caro pueri
Job. 31-20 Et de velleribus ovium mearum calefactus est
39-14 Tu forsitan in pulvere calefacies ea
Eccle. 4-11 Unus quomodo calefiet?
Sap. 16-27 Statim ab exiguo radio sólis calefactum tabescebat
Isai. 44-15 Sumpsit ex eis, et calefactus est, succendit
-16 Et calefactus est, et dixit
Vah, calefactus sum, vidi focum
47-14 Non sunt prunæ quibus calefiant
Osee. 7- 7 Omnes calefacti sunt quasi clibanus
Aggæi. 1- 6 Operuistis vos et non estis calefacti

Marc. 14-54 Et sedebat cum ministris ad ignem, et calefaciebat se
-67 Et cum vidisset Petrum calefacientem se
Joan. 18-18 Quia frigus erat, et calefaciebant se ;
Erat autem cum eis et Petrus stans, et calefaciens se
-25 Erat autem Simon Petrus stans, et calefaciens se
Jacob. 2-16 Ite in pace, calefacimini et saturamini

CALENDÆ.

Num. 10-10 Si quando habebitis epulum et dies festos, et calendas
28-11 In calendis autem offeretis holocaustum Domino
29- 6 Præter holocaustum calendarum cum sacrificiis suis
1 Reg. 20- 5 Ecce calendæ sunt crastino
-18 Cras calendæ sunt, et requireris
-24 Et venerunt calendæ, et sedit rex ad comedendum panem
-27 Cumq. illuxisset dies secunda post calendas
-34 Et non comedit in die calendarum secunda panem
4 Reg. 4-23 Hodie non sunt calendæ, neque sabbatum
1 Par. 23-31 Tam in oblatione holocaustorum Domini, quam in sabbatis et calendis
2 Par. 8-13 Juxta præceptum Moysi in sabbatis et in calendis
31- 3 Sabbatis quoque et calendis
1 Esdr. 3- 5 Et post hæc holocaustum juge, tam in calendis quam in universis solemnitatibus Domini
2Esdr. 10-33 In sabbatis, in calendis, in solemnitatibus
Isai. 1-14 Calendas vestras et solemnitates vestras odivit anima mea
Ezech. 45-17 Erunt holocausta... et in calendis, et in sabbatis
46- 1 Sed et in die calendarum aperietur
- 3 Et adorabit populus terræ... in sabbatis et in calendis
- 6 In die au. calendarum vitulum de armento immaculatum

CALIDUS.

Gen. 36-24 Iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine
Levit. 6-21 Offert a. eam calidam, in odorem suavissimum Domino
Josue. 9-12 En panes... calidos sumpsimus
1 Reg. 21- 6 Ut ponerentur panes calidi
Tobiæ. 2-11 Dormienti illi calida stercora inciderent super oculos ejus
Job. 37-17 Nonne vestimenta tua calida sunt
Eccli. 23-22 Anima calida quasi ignis ardens
Jonæ. 4- 8 Præcepit Dominus vento calido, et urenti
Apoc. 3-15 Scio opera tua : Quia neque frigidus es, neque calidus
Utinam frigidus esses, aut calidus
-16 Sed quia tepidus es, nec frigidus, nec calidus

CALIGÆ.

Gen. 14-23 Quod a filo subtegminis usque ad corrigiam caligæ, non accipiam ex omnibus quæ tua sunt
Act. 12- 8 Præcingere et calcea te caligas tuas

CALIGINOSUS.

Isai. 13- 2 Super montem caliginosum levate signum
59-10 Impegimus meridie quasi in tenebris in caliginosis quasi mortui
Jerem. 13-16 Et antequam offendant pedes vestri ad montes caliginosos,
2 Petr. 1-19 Quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco,

CALIGO. *Nomen.*

Gen. 15-17 Facta est caligo tenebrosa
Exod. 19- 9 Jam nunc veniam ad te in caligine nubis
20-21 Moyses autem accessit ad caliginem in qua erat Deus
24-16 Septimo a. die vocavit eum de medio caliginis
Deut. 4-11 Tenebræ, et nubes, et caligo
5-22 De medio ignis et nubis et caliginis
2 Reg. 22-10 Inclinavit cœlos, et descendit; et caligo sub pedibus ejus
2 Par. 5-14 Nec possent sacerdotes stare et ministrare propter caliginem
6- 1 Dominus pollicitus est ut habitaret in caligine
Job. 3- 5 Occupet eum caligo et involvatur amaritudine
- 9 Obtenebrentur stellæ caligine ejus
10-21 Antequam vadam et non revertar, ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine

Job. 22-13 Et quasi per caliginem judicat
23-17 Nec faciem meam operuit caligo
24-15 Oculus adulteri observat caliginem, dicens:
28- 3 Ipse considerat lapidem quoque caliginis, et umbram mortis
38- 9 Et caligine illud quasi pannis infantiæ obvolverem?
Psal. 17-10 Inclinavit cœlos, et descendit, et caligo sub pedibus ejus
96- 2 Nubes et caligo in circuitu ejus
Prov. 7- 9 In noctis tenebris et caligine
Isai. 5-30 Lux obtenebrata est in caligine ejus
8-22 Dissolutio et angustia et caligo persequens.
29-18 De tenebris, et caligine oculi cæcorum videbunt
60- 2 Quia ecce tenebræ operient terram, et caligo populos
Jerem. 13-16 Expectabitis lucem et ponet eam in umbram mortis et in caliginem
Thren. 2- 1 Quomodo obtexit caligine in furore suo Dom. filiam Sion?
Ezech. 12- 6 In conspectu eorum... in caligine effereris
- 7 Et in caligine egressus sum
-12 Et dux,.. in humeris portabitur, in caligine egredietur
34-12 In quibus dispersæ fuerant, in die nubis et caliginis
Joel. 2- 2 Dies tenebrarum et caliginis, dies nubis et turbinis
Amos. 5-20 Et caligo et non splendor in ea?
Soph. 1-15 Dies calamitatis et miseriæ, dies tenebrarum et caliginis
2 Mac. 3-27 Eumque multa caligine circumfusum rapuerunt
Act. 13-11 Et confestim cecidit in eum caligo et tenebræ
Hebr. 12-18 Non enim accessistis ad tractabilem montem... et caliginem, et procellam
2 Petr. 2-17 Et nebulæ turbinibus exagitatæ, quibus caligo tenebrarum reservatur
Judæ. - 6 Vinculis æternis sub caligine reservavit

CALIGO. *Verbum.*

Gen. 27- 1 Senuit autem Isaac, et caligaverunt oculi ejus
48-10 Oculi enim Israël caligabant præ nimia senectute
Deut. 33-28 Cœlique caligabunt rore
34- 7 Non caligavit oculus ejus (*David*) nec dentes ejus moti sunt
1 Reg. 3- 2 Heli jacebat in loco suo et oculi ejus caligaverant
4-15 Et oculi ejus caligaverant, et videre non poterat
3 Reg. 14- 4 Quia caligaverant oculi ejus præ senectute
Job. 16-17 Et palpebræ meæ caligaverunt
17- 7 Caligavit ab indignatione oculus meus
Isai. 32- 3 Non caligabunt oculi videntium

CALITA.

Idem est ac Celaia qui duxerat alienam uxorem.

1 Esdr. 10-23 Et de filiis Levitarum... et Celaïa, ipse est Calita

CALIX.

Gen. 40-11 Calicemque Pharaonis in manu mea
Tuli ergo uvas, et expressi in calicem quem tenebam
-13 Dabisq. ei calicem juxta officium tuum
2 Reg. 12- 3 Et de calice ejus bibens, et in sinu illius dormiens
3 Reg. 7-26 Labiumque ejus quasi labium calicis
2 Par. 4- 5 Et labium illius erat quasi labium calicis
Ps. L. 10- 7 Ignis et sulphur, et spiritus procellarum, pars calicis eorum
15- 5 Dominus pars hæreditatis meæ et calicis mei
22- 5 Et calix meus inebrians quam præclarus est!
74- 9 Quia calix in manu Dom. vini meri plenus misto
115-13 Calicem salutaris accipiam
Prov. 23-30 Et student calicibus epotandis
Isai. 51-17 Consurge, Jerusalem, quæ bibisti de manu Domini calicem iræ ejus
Usque ad fundum calicis soporis bibisti
-22 Ecce tuli de manu tua calicem soporis
Fundum calicis indignationis meæ
Jerem. 16- 7 Et non dabunt eis potum calicis
25-15 Sume calicem vini furoris hujus de manu mea
-17 Et accepi calicem de manu Domini
-28 Cumque noluerint accipere calicem de manu tua ut bibant
35- 5 Et posui... scyphos plenos vino, et calices

Jerem. 49-12 Ecce quibus non erat judicium ut biberent calicem
51- 7 Calix aureus Babylon in manu Domini
Thren. 4-21 Ad te quoque perveniet calix
Ezech. 23-31 Et dabo calicem ejus in manu tua
-32 Calicem sororis tuæ bibes profundum et latum
-33 Ebrietate, et dolore repleberis, calice mœroris et tristitiæ
Calice sororis tuæ Samariæ
Habac. 2-16 Circumdabit te calix dexteræ Domini
Matth. 10-42 Et quicumque potum dederit... calicem aquæ frigidæ tantum
20-22 Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum?
-23 Calicem quidem meum bibetis
23-25 Væ vobis scribæ... quia mundatis quod deforis est calicis
-26 Munda prius quod intus est calicis
26-27 Et accipiens calicem, gratias egit
-39 Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste
-42 Si non potest hic calix transire, nisi bibam illum
Marc. 7- 4 Et alia multa sunt quæ tradita sunt illis servare, baptismata calicum
- 8 Tenetis... baptismata urceorum et calicum
9-40 Quisquis enim potum vobis dederit calicem aquæ in nomine meo
10-38 Potestis bibere calicem, quem ego bibo?
-39 Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis
14-23 Et accepto calice, gratias agens, dedit eis
-36 Transfer calicem hunc a me
Luc. 11-39 Quod deforis est calicis et catini, mundatis
22-17 Et accepto calice, gratias egit
-20 Similiter et calicem, postquam cœnavit, dicens
Hic est calix novum testamentum in sanguine meo
-42 Transfer calicem istum a me
Joan. 18-11 Calicem, quem dedit mihi Pater non bibam illum
1 Cor. 10-16 Calix benedictionis, cui benedicimus
-20 Non potestis calicem Domini bibere
Et calicem dæmoniorum.
11-25 Similiter et calicem, postquam cœnavit dicens
Hic calix novum testamentum est in meo sanguine
-26 Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis
-27 Itaque quicumque... et biberit calicem Domini indigne
-28 Et sic de pane illo edat, et de calice bibat
Apoc. 14-10 Quod mistum est mero in calice iræ ipsius
16-19 Dare illi calicem vini indignationis iræ ejus

CALLIDE.

Exod. 32-12 Callide eduxit eos, ut interficeret in montibus
Deut. 15-10 Nec ages quidpiam callide in ejus necessitatibus sublevandis
Josue. 9- 4 Et callide cogitantes, tulerunt sibi cibaria
1 Reg. 23-22 Recogitat enim de me quod callide insidierei

CALLIDUS, A, IOR.

Gen. 3- 1 Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terræ
Esth. 16- 6 Dum aures principum simplices... callida fraude decipiunt
Job. 36-13 Simulatores et callidi provocant iram Dei
Prov. 12-16 Qui a. dissimulat injuriam, callidus est
14- 8 Sapientia callidi est intelligere viam suam
22- 3 Callidus vidit malum, et abscondit se

CALLIS.

Judic. 5- 6 Ambulaverunt per calles devios
Job. 19- 8 Et in calle meo tenebras posuit
Prov. 2-20 Ut ambules in via bona et calles justorum custodias
Isai. 26- 7 Rectus callis justi ad ambulandum
Joel. 2- 8 Singuli in calle suo ambulabunt

CALLISTHENES.

Anno mundi 3890, *Romæ* 590, *ante J. Ch.* 164. *Vir facinorosissimus, qui dum Judæi epinicia agerent Jerosolymis pro reportata victoria contra Nicanorem, Timotheum et Bacchidem, sacras januas templi incenderat, ut inde incendium propagaretur in universo templo. Fugit in quoddam domicilium et ibi incenderunt eum, digna ei mercede pro impietatibus suis reddita.*

2 Mac. 8-33 Eum qui sacras januas incenderat, id est, Callisthenem... incenderunt

CALOR.

Gen. 30-39 Factumque est ut in ipso calore coïtus
1 Par. 2-55 Hi sunt Cinæi, qui venerunt de calore patris domus Rechab
2 Esdr. 7- 3 Non aperiantur portæ Jerusalem usque ad calorem solis
Job. 24-19 Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium
28- 2 Et lapis, solutus calore, in æs vertitur.
Psal. 18- 7 Nec est qui se abscondat a calore ejus.
Sap. 2- 3 Quæ fugata est a radiis solis, et a calore illius aggravata
Eccli. 38-29 Et in calore fornacis concertatur
Isai. 5-24 Sicut... et calor flammæ exurit
25- 5 Et quasi calore sub nube torrente, propaginem fortium marcescere facies
Jerem. 51-39 In calore eorum ponam potus eorum
Baruc. 2-25 Et ecce projecta sunt in calore solis, et in gelu noctis
Act. 28- 3 Vipera a calore cum processisset
2 Petr. 3-10 Elementa vero calore solventur,

CALPHI.

Pater est Judæ, principis militiæ in exercitu Jonathæ Machabæi. Fugerant omnes qui erant ex parte Jonathæ, et nemo relictus est ex eis, nisi Mathathias filius Absalomi et Judas filius Calphi, prope stagnum Genezareth.

1 Mac. 11-70 Et nemo relictus est ex eis, nisi... et Judas filius Calphi

CALUMNIA. *Substant.*

Gen. 43-18 Ut devolvat in nos calumniam,
Levit. 6- 2 Vel si aliquid extorserit, aut calumniam fecerit,
19-13 Non facies calumniam proximo tuo
Deut. 28-29 Omnique tempore calumniam sustineas,
-33 Et sis semper calumniam sustinens
Psal. 118-134 Redime me a calumniis hominum
Prov. 28-16 Dux indigens prudentia, multos opprimet per calumniam
Eccle. 4- 1 Et vidi calumnias quæ sub sole geruntur,
5- 7 Si videris calumnias egenorum
7- 8 Calumnia conturbat sapientem
Eccli. 26- 7 Calumniam mendacem, super mortem omnia gravia
Isai. 23-12 Calumniam sustinens virgo filia Sidonis,
30-12 Et sperastis in calumnia, et in tumultu,
33-15 Qui projicit avaritiam ex calumnia
54-14 Recede procul a calumnia, quia non timebis
59-13 Ut loqueremur calumniam et transgressionem
Jerem. 6- 6 Hæc est civitas visitationis omnis calumnia in medio ejus
7- 6 Advenæ et pupillo et viduæ non feceritis calumniam
22-17 Tui vero oculi et cor... et ad calumniam, et ad cursum mali operis
50-33 Calumniam sustinent filii Israël
Ezech. 22-29 Populi terræ calumniabantur calumniam
Et advenam opprimebant calumnia absque judicio
Osee. 5-11 Calumniam patiens est Ephraïm,
12- 7 Chanaan in manu ejus statera dolosa, calumniam dilexit
Amos. 3- 9 Calumniam patientes in penetralibus ejus
4- 1 Quæ calumniam facitis egenis
Luc. 3-14 Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis
Act. 23-25 Timuit enim ne... ipse postea calumniam sustineret

CALUMNIA, *prop. putei.*

Gen. 26-20 Quam ob rem nomen putei... vocavit Calumniam

CALUMNIATOR.

Job. 35- 9 Propter multitudinem calumniatorum clamabunt
Psal. 71- 4 Et humiliabit calumniatorem
Jerem. 22- 3 Et liberate vi oppressum de manu calumniatoris

CALUMNIOR.

1 Reg. 12- 3 Si quempiam calumniatus sum, si oppressi aliquem
- 4 Non es calumniatus nos, neque oppressisti,
1 Par. 16-21 Non dimisit quemquam calumniari nos
Job. 10- 3 Numquid bonum tibi videtur si calumnieris me
Psal. 118-121 Non tradas me calumniantibus me
-122 Non calumnientur me superbi
Prov. 14-31 Qui calumniatur egentem, exprobrat factori ejus
22-16 Qui calumniatur pauperem... et egebit
28- 3 Vir pauper, calumnians pauperes, similis est imbri vehementi
-17 Hominem qui calumniatur animæ sanguinem
Isai. 52- 4 Et Assur absque ulla causa calumniatus est eum
Jerem. 21-12 Et eruite vi oppressum de manu calumniantis
Ezech. 18-18 Pater ejus quia calumniatus est et vim fecit fratri
22- 7 Advenam calumniati sunt in medio tui
-12 Et avare proximos tuos calumniabaris
-29 Populi terræ calumniabantur calumniam
Mich. 2- 2 Et calumniabantur virum et domum ejus
Zach. 7-10 Et advenam et pauperem nolite calumniari
Malac. 3- 5 Et qui calumniantur mercedem mercenarii
Matth. 5-44 Et orate pro persequentibus et calumniantibus vos
Luc. 6-28 Et orate pro calumniantibus vos
1 Petr. 3-16 Confundantur, qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem

CALUBI. *Vide* Caleb ii.

1 Par. 2- 9 Filii a. Esron.. Jerameel, et Ram, et Calubi

CALVARIA. *Pars capitis.*

4 Reg. 9-35 Non invenerunt nisi calvariam, et pedes, et summas manus

CALVARIA.

Locus ad quem Jesus Christus ductus est ut ibi pro salute mundi mortem ignominiosissimam pateretur; dicebatur calvaria, quod ibi facinorosi homines extremo supplicio afficerentur, ac propterea capitibus humanis plenus esset locus iste. Alii ita dictum volunt, quod ibi fuerit Adam calvaria et corpus sepultum.

Matth. 27-33 Et venerunt in locum... quod est Calvariæ locus
Marc. 15-22 Quod est interpretatum, Calvariæ locus
Luc. 23-33 Et postquam venerunt in locum, qui vocatur Calvariæ
Joan. 19-17 Exivit in eum qui dicitur Calvariæ locum

CALVITIUM.

Levit. 13-42 Sin au. in calvitio... albus vel rufus color fuerit exortus
-43 Condemnabit eum haud dubie lepræ quæ orta est in calvitio
Deut. 14- 1 Nec facietis calvitium super mortuo
Isai. 3-24 Et erit... et pro crispanti crine calvitium
15- 2 In cunctis capitibus ejus calvitium et omnis barba radetur
22-12 Et vocavit Dom... ad calvitium et ad cingulum sacci
Jerem. 16- 6 Neque calvitium fiet pro eis
47- 5 Venit calvitium super Gazam
48-37 Omne enim caput calvitium et omnis barba rasa erit
Ezech. 7-18 Et in univers. capitibus eorum calvitium.
27-31 Et radent super te calvitium, et accingentur ciliciis
Amos. 8-10 Et inducam... et super omne caput calvitium
Mich. 1-16 Dilata calvitium tuum sicut aquila

CALVUS.

Levit. 13-40 Vir, de cujus capite capilli fluunt, calvus, et mundus est
4 Reg. 2-23 Et illudebant ei, dicentes: Ascende calve, ascende calve

CALX, *pro parte pedis.*

1 Reg. 2-29 Quare calce abjecistis victimam meam
2 Mac. 3-25 Isque (*equus*) cum impetu Heliodoro priores calces elisit

CALX, *pro lapide.*

Deut. 27- 2 Eriges ingentes lapides et calce levigabis
- 4 Erigite lapides... in monte Hebal, et levigabis eos calce

CAMELOPARDALUS.

Deut. 14- 5 Pygargum, orygem, camelopardalum

CAMELUS

Gen. 12-16 Fueruntque ei oves et boves... et asinæ et cameli
24-10 Tulitq. decem camelos de grege domini sui
-11 Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum
-14 Bibe, quin et camelis tuis dabo potum
-19 Quin et camelis tuis hauriam aquam
-20 Et haustam omnibus camelis dedit

Gen. 24-30 Venit ad virum, qui stabat juxta camelos
-31 Præparavi domum et locum camelis
-35 Et dedit ei oves et boves... camelos et asinos
-44 Et tu bibe et camelis tuis hauriam
-46 Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum. Bibi, et adaquavit camelos
-61 Igitur Rebecca et puellæ illius, ascensis camelis, secutæ sunt virum
30-43 Ditatusque est homo ultra modum, et habuit... camelos et asinos.
31-17 Et impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, abiit
-34 Abscondit idola subter stramenta cameli
32- 7 Divisit (*Jacob*) populum... et oves et boves et camelos in duas turmas
-15 Camelos fœtas cum pullis suis triginta
37-25 Viderunt Ismaëlitas... et camelos eorum, portantes aromata
Exod. 9- 3 Et super equos, et asinos, et camelos
Levit. 11- 4 Sed non dividit eam, sicut camelus et cætera
Deut. 14- 7 Ut camelum, leporem, chyrogrillum
Judic. 6- 5 Innumera multitudo homin. et camelorum
7-12 Cameli quoque innumerabiles erant
8-21 Quibus colla regalium camelorum decorari solent
-26 Et præter torques aureas camelorum
1 Reg. 15- 3 Sed interfice... bovem et ovem, camelum, et asinum
27- 9 Tollensque oves et boves, et asinos et camelos
30-17 Qui ascenderant camelos, et fugerant
3 Reg. 10- 2 Et camelis portantibus aromata
4 Reg. 8- 9 Onera quadraginta camelorum
1 Par. 5-21 Ceperunt.. camelorum quinquaginta millia
12-40 Afferebant panes in asinis et camelis
27-30 Super camelos vero Ubil Ismaëlites
2 Par. 9- 1 Cum magnis opibus et camelis qui portabant aromata
14-15 Tulerunt pecorum infinitam multitudinem et camelorum
1 Esdr. 2-67 Cameli eorum quadringenti triginta
2 Esdr. 7-69 Cameli eorum quadringenti triginta quinque
Tobiæ. 9- 6 Tunc Raphaël assumens quatuor e servis Raguëlis, et duos camelos
10-10 In camelis et in vaccis et in pecunia multa
11-18 Et pecora et cameli, et pecunia multa uxoris
Judith. 2- 8 In multitudine innumerabilium camelorum
3- 3 Gregesque ovium et caprarum, equorumque et camelorum
Job. 1- 3 Et fuit possessio ejus, septem millia ovium et tria millia camelorum
-17 Et invaserunt camelos, et tulerunt eos
42-12 Et sex millia camelorum
Isai. 21- 7 Et vidit... ascensorem asini, et ascensorem cameli
30- 6 Portantes... et super gibbum camelorum thesauros suos
60- 6 Inundatio camelorum operiet te
Jerem. 49-29 Et camelos eorum tollent sibi
-32 Erunt cameli eorum in direptionem
Ezech. 25- 5 Daboque Rabbath in habitaculum camelorum
Zach. 14-15 Et sic erit ruina equi, et muli, et cameli
Matth. 3- 4 Ipse a. Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum,
19-24 Facilius est camelum per foramen acus transire,
23-24 Excolantes culicem, camelum autem glutientes
Marc. 1- 6 Et erat Joannes vestitus pilis cameli
10-25 Facilius est camelum per foramen acus transire
Luc. 18-25 Facilius est enim camelum per foramen acus transire

CAMERA. *Substant.*

3 Reg. 7- 3 Tabulatis cedrinis vestivit totam cameram

CAMERA.

Locus erat in quo congregabantur pastores ad tondendas oves, quæ, quia tunc ligari solebant, ad verbum hebraice habetur, domus ligationis, *quæ uno verbo est ovium tonstrina. Juxta hunc locum comprehendi vivos jussit Jehu filios Ochosiæ et jugulari.*

4 Reg. 10-12 Cumque venisset ad Cameram pastorum
-14 Jugulaverunt eos in cisterna, juxta Cameram

CAMINUS.

Exod. 9- 8 Tollite plenas manus cineris de camino
-10 Tuleruntque cinerem de camino
Prov. 17- 3 Igne probatur argentum, et aurum camino
Eccli. 2- 5 Homines vero receptibiles in camino humiliationis
22-30 Ante ignem camini vapor et fumus ignis inaltatur
Isai. 31- 9 Cujus ignis est in Sion, et caminus ejus in Jerusalem
48-10 Elegi te in camino paupertatis
Dan. 3-17 Potest eripere nos de camino ignis ardentis
-23 Ceciderunt in medio camino ignis ardentis
Zach. 12- 6 Ponam duces Juda sicut caminum ignis in lignis
Malac. 4- 1 Ecce e. dies veniet succensa quasi caminus
Matth. 13-42 Et mittent eos in caminum ignis
Apoc. 1-15 Et pedes ejus similes auricalcho, sicut in camino ardenti

CAMON.

Locus est regionis Galaad in sorte dimidiæ tribus Manasse, ubi Jair, octavus populi Israel judex, mortuus atque sepultus est.

Judic. 10- 5 Mortuusque est Jaïr, ac sepultus in loco cui est vocabulum Camon

CAMPESTRIS.

Gen. 14- 6 Usque ad campestria Pharan quæ est in solitudine
Num. 22- 1 Castrametati sunt in campestribus Moab
26- 3 Locuti sunt... in campestribus Moab
-63 In campestribus Moab supra Jordanem
31-12 Reliqua autem utensilia portaverunt ad castra in campestribus Moab
33-48 Transierunt ad campestria Moab
35- 1 In campestribus Moab supra Jordanem
36-13 In campestribus Moab supra Jordanem
Deut. 1- 1 In solitudine campestri contra mare Rubrum
- 7 Quæ ei proxima sunt campestria atque montana
2- 8 Qui habitabant in Seïr per viam campestrem
4-43 Quæ sita est in terra campestri de tribu Ruben
11-11 Sed montuosa est et campestris
-30 Qui habitat in campestribus contra Galgalam
34- 1 Ascendit ergo Moyses de campestribus Moab
- 8 Fleveruntque eum filii Israël in campestribus Moab
Josue. 4-13 Incedebant per... campestria urbis Jericho
5-10 Fecerunt Phase... in campestribus Jericho
9- 1 Reges trans Jordanem, qui versabantur in montanis et campestribus
10-40 Percussit itaque Josuë omnem terram... Merid. atque campestrem
11- 2 Qui habitabant... in campestribus quoque
-16 Cepit itaque Josuë... montemq. Israël et campestria
12- 8 Tam... quam in planis atque campestribus
13- 9 Universaque campestria Medaba, usque Dibon
-17 Hesebon, cunct. vicul.. qui sunt in campestribus
-21 Omnes urbes campestres universaq. regna
-32 Hanc possessionem divisit Moyses in campestribus Moab
15-33 In campestribus vero: Estaol et Sarea
17-16 Chananæi qui habitant in terra campestri
18-18 Pertransit ex latere Aquilonis ad campestria
20- 8 Bosor, quæ sita est in campestri solitudine
Judic. 1- 9 Ad Meridiem, et in campestribus
1 Reg. 23-24 In campestribus ad dexteram Jesimon
2 Reg. 2-29 Abner a. et viri ejus abierunt per campestria
15-28 Ecce ego abscondar in campestribus deserti
17-16 Ne moreris nocte hac in campestribus deserti
3 Reg. 7-46 In campestri regione Jordanis fudit ea rex
10-27 Quasi sicomoros quæ nascuntur in campestribus
20-23 Ut pugnemus contra eos in campestribus
-25 Pugnabimus contra eos in campestribus
4 Reg. 25- 4 Quæ ducit ad campestria solitudinis
1 Par. 10- 7 Qui habitabant in campestribus, fugerunt
27-28 Quæ erant in campestribus, Balanan Gederit
2 Par. 1-15 Quæ nascuntur in campestribus
9-27 Quæ gignuntur in campestribus
26-10 Multa pecora tam in campestribus quam
28-18 Philisthiim quoque diffusi sunt per urbes campestres
2 Esdr. 3-22 Viri de campestribus Jordanis
12-28 Congregati sunt... de campestribus circa Jerusalem
Judith. 6- 8 Profecti sunt per campestria
Isai. 65-10 Erunt campestria in caulas gregum
Jerem. 17-26 Venient de campestribus, et de montuosis
21-13 Vallis solidæ atque campestris
32-44 In civitatibus campestribus, et in civitatibus quæ ad Austrum sunt
33-13 In civitatibus campestribus et in civitatibus quæ ad Austrum sunt
48- 8 Peribunt valles et dissipabuntur campestria
-21 Judicium venit ad terram campestrem
Abdiæ. -19 Et qui in campestribus Philisthiim
Zach. 7- 7 Ad Austrum et in campestribus habitaretur?
1 Mac. 3-40 Applicuerunt Emmaum in terra campestri
Luc. 6-17 Descendens cum illis, stetit in loco campestri

CAMPUS.

Gen. 11- 2 Invenerunt campum in terra Sennaar
Deut. 8- 7 In cujus campis et montibus erumpunt fluviorum abyssi
34- 3 Et latitudinem campi, Jericho civitatis
Josue. 11- 8 Et persecuti sunt usque ad Sidonem... campumque Masphæ
12- 7 A Baalgad in campo Libani, usque ad montem
Judic. 9-42 Sequenti ergo die, egressus est populus in campum.
-44 Duæ a. turmæ palantes per campum
2 Reg. 10- 8 Et Istob et Maacha seorsum erant in campo
18- 6 Itaque egressus est populus in campum contra Israël
2 Par. 35-22 Ut dimicaret in campo Mageddo
2 Esdr. 6- 2 Et percutiamus fœdus pariter in viculis in Campo Ono
Judith. 1- 6 In campo magno, qui appellatur Ragau In campo Erioch regis Elicorum
- 8 Et inhabitantes Galilæam in campo magno Esdrelon
2-17 Et post hæc descendit in campos Damasci
3- 3 Omnes montes et colles, et campi... in conspectu tuo sunt
4- 5 Esdrelon, quæ est contra faciem campi magni juxta Dothaïn
8- 3 Instabat enim super alligantes manipulos in campo
15- 2 Fugientes per vias camporum
Psal. 8- 8 Subjecisti... oves et boves... insuper et pecora campi
64-12 Et campi tui replebuntur ubertate
77-12 In terra Ægypti et in campo Taneos
-43 Posuit... et prodigia sua in campo Taneos
95-12 Gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt
103- 8 Ascendunt montes, et descendunt campi
-16 Saturabuntur ligna campi et cedri Libani,
131- 6 Invenimus eam in campis sylvæ
Cant. 2- 1 Ego flos campi, et lilium convallium
- 7 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas cervosque camporum
3- 5 Per capreas cervosque camporum
Sap. 19- 7 Et campus germinans de profundo nimio,
Eccli. 24-19 Quasi oliva speciosa in campis
Isai. 41-18 Aperiam in supinis collibus flumina, et in medio camporum fontes
63-14 Quasi animal in campo descendens
Jerem. 39- 5 Et comprehenderunt Sedeciam in campo solitudinis Jerichontinæ
Ezech. 3-22 Surgens ingredere in campum
-23 Et surgens, ingressus sum in campum
8- 4 Secundum visionem quam videram in campo
37- 1 Et dimisit me in medio campi, qui plenus erat ossibus
- 2 Erant a. multa valde super faciem campi
Dan. 3- 1 Et statuit eam in campo Dura provinciæ Babylonis
14-32 Et ibat in campum ut ferret messoribus
Amos. 1- 5 Et disperdam habitatorem de campo idoli
Zach. 12-11 Sicut planctus Adadremmon in campo Mageddon
1 Mac. 3-24 Et percussus est eum in descensu Bethoron usque in campum
4- 6 Apparuit Judas in campo cum tribus millibus virorum
-14 Contritæ sunt gentes et fugerunt in campum
-15 Et persecuti sunt eos usque Gezeron et usque in campos Idumææ
-21 Et exercitum in campo paratum ad prælium
-22 Et fugerunt omnes in campum alienigenarum
5-52 Transgressi sunt Jordanem in campo magno
10-71 Descende ad nos in campum
-73 Et exerc. tantum in campo, ubi non est lapis
-78 Et statim exiit in campum
-83 Et qui dispersi sunt per campum
11-67 Ante lucem vigilaverunt in campo Asor
-68 Ecce castra alienigenarum occurrebant in campo

1 *Mac.* 12-49 Misit Tryphon exerc.. in campum magnum
13-13 Applicuit in Addus contra faciem campi
14- 8 Et lignea camporum fructum suum (*dabant*)
16- 5 Surrexerunt mane et abierunt in campum
-11 Filius Abobi constitutus erat dux in campo Jericho

CAMUEL I.

Filius tertius Nachor et Melchæ, pater Syrorum. Filium habuit Aram, a quo familia Aramæarum.

Gen. 22-21 Et Camuel patrem Syrorum

CAMUEL II.

Anno mundi 2584. Filius Sephthan. Princeps in tribu sua Ephraim a Moyse electus est ut terram divideret promissam tribubus Israel.

Num. 34-24 De tribu Ephraïm, Camuel filius Sephthan.

CAMUEL III.

Pater Hasabiæ, qui tribui suæ Levi præerat, quando David recenseri jussit omnes tribus Israel.

1 *Par.* 27-17 Levitis, Hasabias filius Camuel.

CAMUS.

4 *Reg.* 19-28 Ponam... camum in labiis tuis
Psal. 31- 9 In camo et freno maxillas eorum constringe
Prov. 26- 3 Flagellum equo et camus asino et virga in dorso imprudentium

CANA.

Duarum urbium nomen erat. Una erat posita in Galilæa Superiore, sive Gentium, non procul a Sidone et Tyro, quibus in locis Jesus Christus sanavit a dæmonio filiam Chananææ mulieris quæ post illum perseverabat clamare et digna fuit cui diceret Salvator mundi : O mulier, magna est fides tua ; fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia ejus ex illa hora. *Urbs ista tantum nominatur in libro Josue, et erat in tribu Aser. Altera, de qua erat Simon Chananæus, erat in Galilæa Inferiore, in tribu Zabulon. In isto oppido Jesus Christus initium fecit signorum, id est, inter innumera miracula quæ Christus fecit in terris agens, hoc quod edidit in Cana Galilææ primum fuit; manifestavit enim gloriam suam, id est, Divinitatem suam, mutando aquam in vinum quod deficiebat in convivio nuptiarum, ad quod ipse et Mater et Discipuli invitati fuerant et crediderunt in eum Discipuli ejus longe firmius quam antea.*

Josue. 19-28 Hamon et Cana usque ad Sidonem
Joan. 2- 1 Nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ
-11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilææ
4-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ ubi fecit aquam vinum
21- 2 Nathanaël qui erat a Cana Galilææ

CANALES.

Gen. 24-20 Effundensque hydriam in canalibus
30-38 Posuitque eas in canalibus ubi effundebatur aqua
-40 Et posuit virgas in canalibus ante oculos arietum
-41 Ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum
Exod. 2-16 Et impletis canalibus adaquare cupiebant greges
Cant. 7- 5 Et comæ capitis tui sicut purpura regis, vincta canalibus

CANANÆUS.

Simon etiam Cananæus vocatur a sancto Marco ; a sancto autem Luca dicitur Zelotes, nam hebraice quana, *zelum significat. Dicitur autem Cananæus a Cana vico Galilææ, ubi Christus aquam in vinum convertit, a quo oriundus erat.*

Matth. 10- 4 Simon Cananæus et Judas Iscariotes
Marc. 3-18 Et Thaddæum et Simonem Cananæum

CANATH.

Canath, vicus Arabiæ, qui nunc Canatha dicitur, quem cum cepisset Nobe, appellavit Naboth, vel suo nomine Nobe. Fuit autem in tribu Manasse in regione Trachonitidi juxta Bostran, citra Jordanem.

Num. 32-42 Nobe quoque perrexit et apprehendit Canath cum viculis suis
1 *Par.* 2-23 Cepitque... oppida Jaïr, et Canath, et viculos ejus sexaginta civitatum

CANCELLI.

4 *Reg.* 1- 2 Ceciditque Ochozias per cancellos cœnaculi
Prov. 7- 6 De fenestra enim domus meæ per cancellos prospexi
Cant. 2- 9 Per fenestras, prospiciens per cancellos

CANCER.

2 *Tim.* 2-17 Et sermo eorum ut cancer serpit

CANDACE.

Teste Plinio, commune nomen erat omnium reginarum Æthiopiæ, sicut Cleopatra reginarum Ægypti, sicut et Pharao regum Ægypti.

Act. 8-27 Et ecce vir..potens Candacis reginæ Æthiopum,

CANDELABRUM.

Exod. 25-31 Facies et candelabrum ductile de auro
-34 In ipso autem candelabro erunt quatuor scyphi
-37 Facies et lucernas septem et pones eas super candelabrum
-39 Omne pondus candelabri cum universis vasis suis
26-35 Candelabrum in latere tabernaculi meridiano
30-27 Candelabrum, et utensilia ejus
31- 8 Candelabrum purissimum cum vasis suis
35-14 Candelabrum ad luminaria sustentanda
37-17 Fecit et candelabrum ductile de auro mundissimo
-19 Qui procedebant de stipite candelabri
39-36 Candelabrum, lucernas, et utensilia earum
40- 4 Candelabrum stabit cum lucernis suis
-22 Posuit et candelabrum in tabernaculo testimonii
Levit. 24- 4 Super candelabrum mundissimum ponentur
Num. 3-31 Et custodient arcam mensamque et candelabrum
4- 9 Sument et pallium hyacinthinum, quo operient candelabrum
8- 2 Candelabrum in Australi parte erigatur
- 3 Et imposuit lucernas super candelabrum
- 4 Hæc autem erat factura candelabri
Ita operatus est candelabrum
3 *Reg.* 7-49 Et candelabra aurea quinque ad dexteram,
4 *Reg.* 4-10 Et ponamus ei... et sellam, et candelabrum
1 *Par.* 28-15 Sed et in candelabra aurea et ad lucernas eorum
Aurum pro mensura uniuscujusque candelabri
Similiter et in candelabra argentea... pondus argenti tradidit
2 *Par.* 4- 7 Fecit autem candelabra aurea decem
-20 Candelabra quoque cum lucernis suis
13-11 Estq. ap. nos candelabrum aureum,
Eccli. 26-22 Lucerna splendens super candelabrum sanctum
Jerem. 52-19 Et urceos, et pelves et candelabra
Dan. 5- 5 Quasi manus hominis scribentis contra candelabrum
Zach. 4- 2 Et ecce candelabrum aureum totum
-11 Quid sunt duæ olivæ istæ ad dexteram candelabri
1 *Mac.* 1-23 Accepit altare aureum et candelabrum luminis
4-49 Et intulerunt candelabrum et altare
-50 Et accenderunt lucernas quæ super candelabrum erant
Matth. 5-15 Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum
Marc. 4-21 Nonne ut super candelabrum ponatur
Luc. 8-16 Sed supra candelabrum ponit
11-33 Sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur
Hebr. 9- 2 Tabernaculum enim... in quo erant candelabra, et mensa
Apoc. 1-12 Et conversus vidi septem candelabra aurea
-13 In medio septem candelabrorum aureorum
-20 Et septem candelabra aurea
Et candelabra septem, septem Ecclesiæ sunt
2- 1 Qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum
- 5 Et movebo candelabrum tuum de loco suo
11- 4 Hi sunt duæ olivæ et duo candelabra

CANDENS.

Num. 12-10 Et ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix
Ezech. 1- 7 Et scintillæ quasi aspectus æris candentis
Dan. 10- 6 Et brachia ejus... quasi species æris candentis

CANDIDUS.

Gen. 49-12 Et dentes ejus lacte candidiores
Levit. 13-39 Sciat non esse lepram, sed maculam caloris candidi
Tobiæ. 13-22 Ex lapide candido, et mundo omnes plateæ ejus sternuntur
Eccle. 9- 8 Omni tempore sint vestimenta tua candida
Cant. 5-10 Dilectus meus candidus et rubicundus
Thren. 4- 7 Candidiores Nazaræi ejus nive
Dan. 7- 9 Vestimentum ejus candidum quasi nix
2 *Mac.* 11- 8 Apparuit... eques, in veste candida
Marc. 9- 2 Et vestimenta ejus facta sunt splendentia, et candida nimis velut nix, qualia fullo non potest super terram candida facere
16- 5 Viderunt juvenem... coopertum stola candida
Act. 10-30 Et ecce vir stetit ante me in veste candida
Jacob. 2- 2 Vir aureum annulum habens in veste candida
Apoc. 1-14 Caput a. ejus et capilli erant candidi, tanquam lana alba
2-17 Et dabo illi calculum candidum
14-14 Et vidi, et ecce nubem candidam
15- 6 Et exierunt septem Angeli... vestiti lino mundo, et candido
19- 8 Et datum est illi ut cooperiat se byssino splendenti et candido
20-11 Et vidi thronum magnum candidum

CANDOR.

Gen. 30-37 In his, quæ spoliata fuerant, candor apparuit
Levit. 13- 4 Sin a. lucens candor fuerit in cute
-13 Eo quod omnis in candorem versa sit
-20 Qui cum viderit... et pilos versos in candorem
-28 Sin autem in loco suo candor steterit non satis clarus
-38 Vir, sive mulier, in cujus cute candor apparuerit
Sap. 7-26 Candor est enim lucis æternæ
Eccli. 43-20 Pulchritudinem candoris ejus admirabitur oculus

CANIS.

Exod. 11- 7 Apud omnes a. filios Israël non mutiet canis ab homine usque ad pecus
22-31 Carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis, sed projicietis canibus
Deut. 23-18 Non offeres mercedem prostibuli nec pretium canis, in domo Domini
Judic. 7- 5 Qui lingua lambuerint aquas sicut canes solent lambere
1 *Reg.* 17-43 Numquid ego canis sum, quod tu venis ad me cum baculo ?
24-15 Canem mortuum persequeris, et pulicem unum
2 *Reg.* 3- 8 Numquid caput canis ego sum adversum Judam hodie
9- 8 Quoniam respexisti super canem mortuum similem mihi
16- 9 Quare maledicit canis hic mortuus Domino meo regi?
3 *Reg.* 14-11 Qui mortui fuerint de Jeroboam in civitate, comedent eos canes
16- 4 Qui mortuus fuerit de Baaza in civitate, comedent eum canes
21-19 In loco hoc, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth
-23 Canes comedent Jezabel in agro Jezrahel.
-24 Si mortuus fuerit Achab in civitate, comedent eum canes
22-38 Et linxerunt canes sanguinem ejus
4 *Reg.* 8-13 Quid enim sum servus tuus canis
9-10 Jezabel quoque comedent canes in agro Jezrahel
-36 In agro Jezrahel comedent canes carnes Jezabel
Tobiæ. 6- 1 Profectus est autem Tobias et canis secutus est eum
11- 9 Tunc præcucurrit canis, qui simul fuerat in via
Judith. 11-15 Et non latrabit vel unus canis contra te
Job. 30- 1 Quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei ?
Psal. 21-17 Quoniam circumdederunt me canes multi
-21 Erue... et de manu canis unicam meam
58- 7 Et famem patientur ut canes
-15 Et famem patientur ut canes
67-24 Lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso
Prov. 26-11 Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum
-17 Sicut qui apprehendit auribus canem
Eccle. 9- 4 Melior est canis vivus leone mortuo
Eccli. 13-22 Quæ communicatio sancto homini ad canem ?

Isai. 56-10 Canes muti non valentes latrare
-11 Canes impudentissimi nescierunt saturitatem
66- 3 Qui mactat pecus quasi qui excerebret canem
Jerem. 15- 3 Gladium ad occisionem, et canes ad lacerandum
Matth. 7- 6 Nolite dare sanctum canibus
15-26 Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus
Marc. 7-26 Non est enim bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus
Luc. 16-21 Sed et canes veniebant, et lingebant ulcera
Philip. 3- 2 Videte canes, videte malos operarios
2 *Petr.* 2-22 Canis reversus ad suum vomitum
Apoc 22-15 Foris canes, et venefici et impudici

CANISTRUM.

Gen. 40-16 Et ego vidi somnium, quod tria canistra farinæ haberem super caput meum
-17 Et in uno canistro quod erat excelsius
-18 Tria canistra, tres adhuc dies sunt
Exod. 29- 3 Et posita in canistro offeres
-23 Laganum de canistro azymorum
-32 Panes quoque, qui sunt in canistro
Levit. 8- 2 Tolle Aaron cum filiis suis... canistrum cum azymis
-26 Tollens a. de canistro azymorum... panem absque fermento
-31 Panes quoque consecrationis edite qui positi sunt in canistro
Num. 6-15 Canistrum quoque panum azymorum qui conspersi sint oleo
-17 Offerens simul canistrum azymorum
-19 Tortamque absque fermento unam de canistro
Judic. 6-19 Carnesque ponens in canistro

CANITIES.

3 *Reg.* 2- 6 Non deduces canitiem ejus pacifice ad inferos
Prov. 20-29 Et dignitas senum, canities
Eccli. 25- 6 Quam speciosum canitiei judicium
2 *Mac.* 6-23 Cogitare cœpit... ingenitæ nobilitatis canitiem

CANO.

Gen. 4-21 Ipse (*Jubal*) fuit pater canentium cithara et organo
Exod. 15- 1 Tunc cecinit Moyses et filii Israël carmen hoc Domino
Num. 10-10 Canetis tubis super holocaustis
21-17 Tunc cecinit Israël carmen istud
Judic. 5- 1 Cecineruntque Debbora et Barac filius Abinoëm
- 3 Ego sum, ego sum quæ Domino canam
15-17 Cumque hæc verba canens complesset
1 *Reg.* 13- 3 Saül cecinit buccina in omni terra
2 *Reg.* 18-16 Cecinit a. Joab buccina, et retinuit populum
20- 1 Et cecinit (*Seba*) buccina, et ait
-22 Et ille cecinit tuba, et recesserunt ab urbe
3 *Reg.* 1-34 Et canetis buccina, atque dicetis : Vivat rex Salomon
-39 Et cecinerunt buccina, et dixit omnis populus : Vivat rex Salomon
-40 Ascendit... post eum et populus canentium tibiis
4 *Reg.* 3-15 Cumque caneret psaltes, facta est super eum
9-13 Cecinerunt tuba atque dixerunt : Regnavit Jehu
11-14 Vidit... lætantem et canentem tubis
1 *Par.* 2-55 Canentes atque resonantes et in tabernaculis
6-32 Canentes donec ædificaret Salomon
15-21 In citharis pro octava canebant epinicion
16- 6 Canere tuba jugiter coram arca fœderis
-42 Heman quoque et Idithun canentes tuba
Et quatientes... organa ad canendum Deo
23- 5 Totidem psaltæ canentes Domino
In organis quæ fecerat ad canendum
-30 Ut stent mane ad... canendum Domino
2 *Par.* 5-12 Et cum eis sacerdotes centum viginti canentes tubis
7- 6 Hymnos David canentes per manus suas
Porro sacerdotes canebant tubis ante eos
13-14 Ac sacerdotes tubis canere cœperunt
20-22 Cumque cœpissent laudes canere
29-27 Cumque offerrentur holocausta, cœperunt laudes canere Domino
31- 2 Ut... canerentque in portis castrorum Domini
34-12 Omnes Levitæ scientes organis canere
2 *Esdr.* 12-41 Et clare cecinerunt cantores, et Jezraïa præpositus
Esth. 13-17 Domine, et ne claudas ora te canentium
Job. 36-24 Memento quod ignores opus ejus de quo cecinerunt viri
Isai. 23-16 Bene cane, frequenta canticum, ut memoria tui sit
Jerem. 4- 5 Loquimini, et canite tuba in terra
31- 7 Personate; et canite, et dicite : Salva, Domine, populum tuum
Ezech. 7-14 Canite tuba, præparentur omnes
32-18 Fili hominis, cane lugubre super multitudinem Ægypti
33- 3 Et cecinerit buccina, et annuntiaverit populo
-32 Et es eis quasi carmen musicum quod suavi dulcique sono canitur
Osee. 2-15 Et canet ibi juxta dies juventutis suæ
Joel. 2- 1 Canite tuba in Sion, ululate in monte sancto meo
-15 Canite tuba in Sion, sanctificate jejunium
Amos. 6- 5 Qui canitis ad vocem psalterii
Habac. 3-19 Et super excelsa mea deducet me victor in psalmis canentem
Zach. 9-14 Et Dominus Deus in tuba canet
1 *Mac.* 4-13 Et tuba cecinerunt hi qui erant cum Juda
-24 Et conversi hymnum canebant
6-33 Et comparaverunt se exercitus in prælium, et tubis cecinerunt
7-45 Et tubis cecinerunt post eos cum significationibus
Matth. 6- 2 Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te
11-17 Cecinimus vobis, et non saltastis
1 *Cor.* 14- 7 Quomodo scietur id quod canitur, aut quod citharizatur ?
15-52 Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti
Apoc. 8- 6 Et septem Angeli... præparaverunt se ut tuba canerent
- 7 Et primus Angelus tuba cecinit, et facta est grando
- 8 Et secundus Angelus tuba cecinit, et tanquam mons magnus...
-10 Et tertius Angelus, tuba cecinit, et cecidit de cœlo stella magna
-12 Et quartus Angelus tuba cecinit, et percussa est tertia pars solis
-13 Qui erant tuba canituri
9- 1 Et quintus Angelus tuba cecinit, et vidi stellam...
-13 Et sextus Angelus tuba cecinit, et audivi vocem unam...
10- 7 Cum cœperit tuba canere, consummabitur mysterium Dei
11-15 Et septimus Angelus tuba cecinit, et factæ sunt voces magnæ
18-22 Et vox citharædorum, et musicorum, et tibia canentium

CANTABILIS.

Psal. 118-54 Cantabiles mihi erant justificationes tuæ

CANTATIO.

Psal. 70- 6 In te cantatio mea semper

CANTATRIX.

2 *Reg.* 19-35 Vel audire possum ultra vocem cantorum atque cantatricum
2 *Par.* 35-25 Cujus omnes cantores atque cantatrices
1 *Esdr.* 2-65 In ipsis cantores atque cantatrices ducenti
2 *Esdr.* 7-67 Inter eos cantores et cantatrices ducenti
Eccle. 2- 8 Feci mihi cantores et cantatrices

CANTHUS.

3 *Reg.* 7-33 Axes earum, et radii et canthi et modioli

CANTICUM.

Gen. 31-27 Ut prosequerer te cum gaudio et canticis
Deut. 31-19 Nunc itaque scribite vobis canticum istud
-21 Respondebit ei canticum istud pro testimonio
-22 Scripsit ergo Moyses canticum
32-44 Et locutus est omnia verba cantici hujus in auribus populi
Judic. 5-12 Surge, surge, Debbora..et loquere canticum
1 *Par.* 13- 8 Ludebant coram Deo omni virtute in canticis
25- 7 Qui erudiebant canticum Domini, cuncti doctores
2 *Par.* 23-18 Ut offerrent holocausta Domino... in gaudio et canticis
2 *Esdr.* 12-27 Et facerent dedicationem et lætitiam in actione gratiarum et cantico
-35 In vasis cantici David, viri Dei
Judith. 16- 1 Tunc cantavit canticum hoc Domino, Judith
Job. 30- 9 Nunc in eorum canticum versus sum
Psal. 17- 1 David, qui locutus est Dom. verba cantici hujus
29- 1 Psalmus cantici in dedicatione domus
32- 3 Cantate ei canticum novum
38- 1 In finem, ipsi Idithun, canticum David
39- 4 Et immisit in os meum canticum novum
41- 9 In die mandavit Dom. misericordiam suam, et nocte canticum ejus
44- 1 Canticum pro dilecto
47- 1 Psalmus cantici, filiis Core, secunda sabbati
64- 1 Canticum Jeremiæ et Ezechielis populo transmigrationis
65- 1 Canticum psalmi resurrectionis
66- 1 In finem, in hymnis, psalmus cantici David
67- 1 In finem, psalmus cantici ipsi David
68-31 Laudabo nomen Dei cum cantico
74- 1 In finem, ne corrumpas, psalmus cantici Asaph
75- 1 Psalmus Asaph, canticum ad Assyrios
82- 1 Canticum psalmi Asaph
86- 1 Filiis Core psalmus cantici
87- 1 Canticum psalmi filiis Core
90- 1 Laus cantici David
91- 1 Psalmus cantici, in die sabbati
- 4 In decachordo, psalterio, cum cantico, in cithara
92- 1 Laus cantici ipsi David, in die ante sabbatum
94- 1 Laus cantici ipsi David
95- 1 Canticum ipsi David, quando domus ædificabatur
Cantate Domino canticum novum
97- 1 Cantate Domino canticum novum
107- 1 Canticum psalmi ipsi David
119- 1 Canticum graduum
120- 1 Canticum graduum
121- 1 Canticum graduum
122- 1 Canticum graduum
123- 1 Canticum graduum
125- 1 Canticum graduum
126- 1 Canticum graduum Salomonis
127- 1 Canticum graduum
128- 1 Canticum graduum
129- 1 Canticum graduum
130- 1 Canticum graduum David
131- 1 Canticum graduum
132- 1 Canticum graduum David
133- 1 Canticum graduum
136- 3 Hymnum cantate nobis de canticis Sion
- 4 Quomodo cantabimus canticum Domini
143- 9 Deus canticum novum cantabo tibi
149- 1 Cantate Domino canticum novum
Cant. 1- 1 Canticum canticorum Salomonis
Eccli. 39-19 Et collaudate canticum et benedicite Dominum
-20 In canticis labiorum et citharis
Isai. 5- 1 Cantabo dilecto meo canticum patruelis
23-15 Erit Tyro quasi canticum meretricis
-16 Bene cane, frequenta canticum, ut memoria tui sit
24- 9 Cum cantico non bibent vinum
26- 1 In illa die cantabitur canticum istud
30-29 Canticum erit vobis sicut nox sanctificatæ
42-10 Cantate Domino canticum novum
Thren. 3-14 Factus sum... canticum eorum tota die
Ezech. 26-13 Quiescere faciam multitudinem canticorum
33-31 Quia in canticum oris sui vertunt illos
Amos. 5-23 Cantica lyræ tuæ non audiam
6- 5 Sicut David putaverunt se habere vasa cantici
8-10 Omnia cantica vestra in planctum
Mich. 2- 4 Cantabitur canticum cum suavitate
1 *Mac.* 4-54 Renovatum est in canticis, et citharis
13-51 Nablis, et hymnis, et canticis
2 *Mac.* 7- 6 In protestatione cantici declaravit Moyses
15-25 Cum tubis et canticis admovebant
Ephes. 5-19 Hymnis, et canticis spiritualibus, cantantes et psallentes
Colos. 3-16 Commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus
Apoc. 5- 9 Cantabant canticum novum, dicentes
14- 3 Et cantabant quasi canticum novum
Et nemo poterat dicere canticum, nisi illa
15- 3 Cantantes canticum Moysi servi Dei

CANTILENÆ.

Eccli. 47-18 In cantilenis et proverbiis et comparationibus,

CANTIO.

Psal. 136- 3 Quia illic interrogaverunt nos, qui captivos duxerunt nos, verba cantionum

CANTO.

Exod. 15- 1 Et dixerunt : Cantemus Domino ; gloriose enim
-21 Cantemus Domino ; gloriose enim magnificatus est
32-18 Sed vocem cantantium ego audio
36- 6 Jussit ergo Moyses præconis voce cantari
Judic. 9-27 Et factis cantantium choris, ingressi sunt fanum Dei sui
1 Reg. 18- 6 Egressæ sunt mulieres... cantantes chorosque ducentes
21-11 Nonne huic cantabant per choros dicentes :
29- 5 Nonne iste est David cui cantabant in choris
2 Reg. 22-50 Et nomini tuo cantabo
1 Par. 15-20 In nablis arcana cantabant
16- 9 Cantate ei, et psallite ei, et narrate
-23 Cantate Domino omnis terra
25- 6 Ad cantandum in templo Domini distributi
Tobiæ. 12-18 Ipsum benedicite et cantate illi
13-22 Et per vicos ejus alleluia cantabitur
Judith. 16- 1 Tunc cantavit canticum hoc Domino Judith
- 2 Cantate Domino in cymbalis
-15 Hymnum cantemus Domino
Hymnum novum cantemus Deo nostro
Psal. 7- 1 Psalmus David, quem cantavit Domino
12- 6 Cantabo Domino qui bona tribuit mihi
20-14 Cantabimus et psallemus virtutes tuas
26- 6 Cantabo et psalmum dicam Domino
29-13 Ut cantet tibi gloria mea, et non compungar
32- 3 Cantet ei canticum novum
56- 8 Cantabo, et psalmum dicam
58-17 Ego autem cantabo fortitudinem tuam
67- 5 Cantate Deo psalmum, dicite nomini ejus
-33 Regna terræ, cantate Deo
70- 8 Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam
-23 Exultabunt labia mea cum cantavero tibi
74-10 Annuntiabo in sæculum, cantabo Deo Jacob
88- 2 Misericordias Domini in æternum cantabo
95- 1 Cantate Domino canticum novum
Cantate Domino omnis terra
- 2 Cantate Domino, et benedicite nomini ejus
97- 1 Cantate Domino canticum novum
- 4 Cantate, et exultate, et psallite
100- 1 Misericordiam et judicium cantabo tibi, Domine
103-33 Cantabo Domino in vita mea
104- 2 Cantate ei, et psallite ei
107- 2 Cantabo et psallam in gloria mea
136- 3 Hymnum cantate nobis de canticis Sion
- 4 Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena ?
137- 5 Et cantent in viis Domini.
143- 9 Deus, canticum novum cantabo tibi
149- 1 Cantate Domino canticum novum
Prov. 25-20 Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi pessimo
Isai. 5- 1 Cantabo dilecto meo canticum patruelis
12- 5 Cantate Domino, quoniam magnifice fecit
26- 1 In die illa cantabitur canticum istud in terra Juda
27- 2 In die illa vinea meri cantabit ei
38-20 Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus
42-10 Cantate Domino canticum novum
55-12 Montes et colles cantabunt coram vobis laudem
Jerem. 20-13 Cantate Domino, laudate Dominum
48-33 Nequaquam calcator uvæ solitum celeuma cantabit
51-14 Et super te celeuma cantabitur
Mich. 2- 4 Cantabitur canticum cum suavitate
Soph. 2-14 Vox cantantis in fenestra corvus in superliminari
Matth. 26-34 Antequam gallus cantet, ter me negabis
-74 Et continuo gallus cantavit
-75 Quod dixerat : Priusquam gallus cantet ter me negabis
Marc. 14-68 Et exiit foras ante atrium et gallus cantavit
-72 Et statim gallus iterum cantavit
Prius quam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 7-32 Cantavimus vobis tibiis et non saltastis
22-34 Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus
-60 Et continuo adhuc illo loquente cantavit gallus
-61 Quia prius quam gallus cantet, ter me negabis
Joan. 13-38 Non cantabit gallus, donec ter me neges.
18-27 Et statim gallus cantavit
Rom. 15- 9 Et nomini tuo cantabo
Ephes. 5-19 Cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino
Colos. 3-16 In gratia cantantes in cordibus vestris Deo
Apoc. 5- 9 Et cantabant canticum novum, dicentes
14- 3 Et cantabant quasi canticum novum
15- 3 Et cantantes canticum Moysi servi Dei

CANTOR.

2 Reg. 19-35 Vel audire possum ultra vocem cantorum, atque cantatricum
3 Reg. 10-12 Fecitque rex... cytharas, lyrasque cantoribus
4 Reg. 11-14 Vidit regem... et cantores et tubas prope eum
1 Par. 6-31 Isti sunt quos constituit super cantores domus Domini
-33 Heman cantor filius Joël
9-33 Hi sunt principes cantorum per familias
15-16 Ut constituerent de fratribus suis cantores
-19 Porro cantores Heman, Asaph et Ethan
-27 Cantoresque et Chonenias
Princeps prophetiæ inter cantores
2 Par. 5-12 Tam Levitæ quam cantores, id est, et qui sub Asaph
9-11 Citharas quoque et psalteria cantoribus
20-21 Statuit cantores Domini
29-28 Cantores et ii qui tenebant tubas erant in officio
35-15 Porro cantores filii Asap, stabant in ordine
-25 Cujus omnes cantores atque cantatrices
1 Esdr. 2-41 Cantores; filii Asaph, centum viginti octo
-65 In ipsis cantores atque cantatrices ducenti
-70 De populo et cantores, et janitores
7- 7 Et de cantoribus, et de janitoribus.
-24 Et Levitis et cantoribus, et janitoribus
10-24 Et de cantoribus, Eliasib.
2 Esdr. 7- 1 Recensui janitores et cantores et Levitas.
-44 Cantores (-45) filii Asaph
-67 Inter eos, cantores et cantatrices
-73 Levitæ et janitores et cantores
10-28 Janitores, et cantores, Nathinæi,
-39 Et sacerdotes et cantores et janitores
11-22 Cantores in ministerio domus Dei
-23 Et ordo in cantoribus per dies singulos
12-28 Congregati sunt autem filii cantorum
-29 Villas ædificaverunt sibi cantores
-41 Et clare cecinerunt cantores et Jezraïa
-44 Cantores et janitores juxta præceptum David.
-45 Erant principes constituti cantorum
-46 Dabant partes cantoribus et janitoribus
13- 5 Partes Levitarum et cantorum et janitorum
-10 De Levitis et cantoribus et de his qui ministrabant
Eccle. 2- 8 Feci mihi cantores et cantatrices
Eccli. 47-11 Et stare fecit cantores contra altare
Ezech. 40-44 Gazophylacia cantorum in atrio

CANTUS.

Tobiæ. 8-11 Et factum est circa pullorum cantum
Marc. 13-35 Nescitis... an galli cantu, an mane;

CANUS, CANI.

Gen. 42-38 Deducetis canos meos cum dolore ad inferos
44-29 Deducetis canos meos cum mœrore ad inferos
-31 Deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos
Levit. 19-32 Coram cano capite consurge et honora.
3 Reg. 2- 9 Deducesque canos ejus cum sanguine ad inferos
Sap. 2-10 Nec veterani revereamur canos multi temporis
4- 8 Cani autem sunt sensus hominis
Eccli. 6-18 Et usque ad canos invenies sapientiam
Isai. 46- 4 Et usque ad canos ego portabo
Osee. 7- 9 Cani effusi sunt in eo, et ipse ignoravit

CAPAX.

Ezech. 23-32 Eris... in subsannationem, quæ est capacissima

CAPER. *Vide* CAPRA.

CAPHARA.

Vicus ad civitatem pertinens Gabaon in tribu Benjamin, qui et alibi est Caphira.

Josue. 18-26 Mesphe et Caphara, et Amosa

CAPHARNAUM.

Capharnaüm est urbs maritima in finibus Zabulon et Nephthali, juxta stagnum maris Galilææ, quod appellatur etiam lacus Genezareth, et mare Tiberiadis. Nusquam nominatur in Veteri Testamento, multoties autem in Novo. Sita erat in humili loco, ideo dicitur : Descendit Capharnaüm.

Matth. 4-13 Et habitavit in Capharnaüm maritima
8- 5 Cum autem introisset Capharnaüm
11-23 Et tu, Capharnaüm, numquid usque in cœlum
17-23 Cum venissent Capharnaüm, accesserunt
Marc. 1-21 Et ingrediuntur Capharnaüm
2- 1 Et iterum intravit Capharnaüm post dies
9-32 Et venerunt Capharnaüm
Luc. 4-23 Quanta audivimus facta in Capharnaüm
-31 Et descendit in Capharnaüm civitatem Galilææ
7- 1 Cum a. implesset... intravit Capharnaüm
10-15 Et tu Capharnaüm usque ad cœlum exaltata
Joan. 2-12 Post hoc descendit Capharnaüm ipse
4-46 Cujus filius infirmabatur Capharnaüm
6-17 Venerunt trans mare in Capharnaüm
-24 Venerunt Capharnaüm quærentes Jesum
-60 Hæc dixit in synagoga docens in Capharnaüm

CAPHARSALAMA.

Hanc urbem Adrichomius in tribu Manasse cis Jordanem collocat : posteaque ait ab Herode restauratam et a parente suo Antipatrida appellatam, non longe a Jerusalem.

1 Mac. 7-31 Exivit obviam Judæ in pugnam juxta Capharsalama.

CAPHETETHA.

Murus est Jerusalem quem reparavit Jonathas et vocavit CAPHETETHA.

1 Mac 12-37 Et reparavit eum qui vocatur Caphetetha.

CAPHIRA. *Vide* CAPHARA.

Josue. 9-17 Gabaon et Caphira, et Beroth.

CAPHTORIM.

Caphtorim populi sunt e stirpe Mesraïm, de quibus orti sunt Philisthæi : S. Hieronymus intelligit Cappadoces : D. Calmet, Cretenses.

Gen. 10-14 De quibus egressi sunt Philisthiim et Caphtorim
1 Par. 1-12 De quibus egressi sunt Philisthiim, et Caphtorim

CAPILLATURA

1 Petr. 3- 3 Quarum non sit extrinsecus capillatura

CAPILLUS.

Levit. 13-10 Et capillorum mutaverit aspectum
-30 Capillus flavus solitoque subtilior
-31 Sin autem viderit... capillum nigrum
-32 Si... capillus sui coloris est
-36 Non quæret amplius utrum capillus in flavum
-37 Porro si... capilli nigri fuerint
-40 Vir, de cujus capite capilli fluunt, calvus
14- 9 Die septimo radet capillos capitis
Num. 6-18 Tolletque capillos ejus et ponet super ignem
Judic. 16-22 Jamque capilli ejus renasci cœperant
20-16 Ut capillum quoque possent percutere
1 Reg. 14-45 Si ceciderit capillus de capite ejus in terram
2 Reg. 14-11 Non cadet de capillis filii tui super terram
-26 Et quando tondebat capillum
Ponderabat capillos capitis sui ducentis siclis
3 Reg. 1-52 Non cadet ne unus quidem capillus ejus
1 Esdr. 9- 3 Et evelli capillos capitis mei et barbæ
Psal. 39-13 Multiplicatæ sunt super capillos capitis mei
67-22 Verticem capilli perambulantium in delictis
68- 5 Multiplicati sunt super capillos capitis mei
Cant. 4- 1 Capilli tui sicut greges caprarum
6- 4 Capilli tui sicut grex caprarum
Jerem. 7-29 Tonde capillum tuum, et projice
Dan. 3-94 Capillus capitis eorum non esset adustus
4-30 Donec capilli ejus... crescerent et ungues
7- 9 Capilli capitis ejus quasi lana munda
14-35 Et portavit eum capillo capitis sui
2 Mac. 7- 7 Cute capitis ejus cum capillis abstracta
Matth. 5-36 Non potes unum capillum album facere
10-30 Vestri autem capilli capitis omnes numerati
Luc. 7-38 Et capillis capitis sui tergebat
-44 Rigavit pedes meos et capillis suis tersit
12- 7 Sed et capilli capitis vestri omnes numerati
21-18 Et capillus de capite vestro non peribit
Joan. 11- 2 Et extersit pedes ejus capillis suis
12- 3 Et extersit pedes ejus capillis suis
Act. 27-34 Quia nullius vestrum capillus de capite peribit
1 Cor. 11-15 Quoniam capilli pro velamine ei dati sunt
Apoc. 1-14 Caput autem ejus et capilli erant candidi
9- 8 Et habebant capillos sicut capillos mulierum

CAPIO.

Gen. 13- 6 Nec poterat eos capere terra
14-14 Cum audisset Abram captum videlicet Lot fratrem
27-33 Quis igitur ille est qui dudum captam venationem attulit mihi
31-39 Nec captum a bestia ostendi tibi
42-15 Jam nunc experimentum vestri capiam
44- 1 Imple saccos eorum frumento quantum possunt capere
Exod. 16-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man quantum potest capere gomor
22-10 Aut debilitatum vel captum ab hostibus,
Levit. 7-24 Et ejus animalis quod a bestia captum est,
17-13 Si venatione atque aucupio ceperit feram vel avem,
-15 Anima quæ comederit morticinum, vel captum a bestia,
22- 8 Morticinum et captum a bestia non comedent.
Num. 21-32 Jazer, cujus ceperunt viculos
24-22 Assur enim capiet te
31- 9 Ceperuntque mulieres eorum et parvulos
-11 Tulerunt prædam, et universa quæ ceperant
-26 Tollite summam eorum quæ capta sunt
-32 Fuit autem præda quam exercitus ceperat
Deut. 2-34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus
-35 Absque jumentis... et spoliis urbium, quas cepimus
20-20 Donec capias civitatem quæ contra te dimicat
21-13 Et deponet vestem in qua capta est
22- 7 Sed abire patieris, captos tenens filios
33-20 Quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem
Josue. 6-20 Et ascendit unusquisque... ceperuntque civitatem
8- 8 Cumque ceperitis, succendite eam
-19 Et pergentes ad civitatem, ceperunt et succenderunt eam
-21 Vidensque Josue... quod capta esset civitas
-22 Siquidem et illi qui ceperant, et succenderant civitatem
10- 1 Quod scilicet cepisset Josuë Haï
-28 Eodem quoque die Macedam cepit Josue
-32 Tradiditque Dominus Lachis in manus Israël et cepit eam die altero
-37 Cepit eam, et percussit in ore gladii
-39 Cepit eam atque vastavit
-42 Et regiones eorum uno impetu cepit, atque vastavit
11-10 Reversusque statim cepit Asor
-12 Et omnes per circuitum civitates regesque earum cepit
-16 Cepit itaque Josuë omnem terram montanam
-17 Omnes reges eorum cepit, percussit et occidit
-19 Omnes enim bellando cepit
-23 Cepit ergo Josuë omnem terram
15-16 Qui percusserit Cariath-Sepher, et ceperit eam
-17 Cepitque eam Othoniel filius Cenez
19-47 Et pugnaverunt contra Lesem, ceperuntque eam
Judic. 1- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem, ceperunt eam et percusserunt
-13 Cumque cepisset eam Othoniel
-18 Cepitque Judas Gazam cum finibus suis
2-14 Qui ceperunt eos, et vendiderunt hostibus
9-45 Quam cepit, interfectis habitatoribus ejus
15- 4 Perrexitque et cepit trecentas vulpes
19- 8 Oro te, inquit, ut paululum cibi capias
20-38 Ut postquam urbem cepissent, ignem accenderent
Ut ascendente in altum fumo, captam urbem demonstrarent
-40 Benjamin quoque... cum captam cerneret civitatem
21-19 Ceperuntque consilium atque dixerunt
1 Reg. 1- 7 Porro illa flebat et non capiebat cibum
4-11 Et arca Dei capta est
-17 Et arca Dei capta est
-19 Et audito nuntio quod capta esset arca Dei
-21 Translata est gloria de Israël, quia capta est arca Dei.
-22 Translata est gloria ab Israël eo quod capta esset arca Dei
14-42 Et captus est Jonathas
23-26 Cingebant David et viros ejus, ut caperent eos
30-16 Pro cuncta præda et spoliis quæ ceperant de terra Philisthiim
2 Reg. 3-35 Cumque venisset universa multitudo cibum capere cum David
2 Reg. 5- 7 Cepit autem David arcem Sion
8- 4 Et captis David ex parte ejus mille septingentis equitibus
-13 Cum reverteretur, capta Syria, in valle Salinarum
12-27 Dimicavi adversum Rabbath, et capienda est urbs Aquarum
-28 Et obside civitatem, et cape eam
-29 Cumque dimicasset, cepit eam
13- 6 Et cibum capiam de manu ejus
3 Reg. 7-26 Duo millia batos capiebat
-38 Quadraginta batos capiebat luter unus
8-27 Si enim cœlum et cœli-cœlorum te capere non possunt
-64 Minus erat, et capere non poterat holocaustum
9-16 Pharao, rex Ægypti ascendit et cepit Gazer,
17-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ in hydria
20-18 Sive ut prælientur, vivos eos capite
4 Reg. 6-13 Ite, et videte ubi sit: ut mittam et capiam eum
-22 Neque enim cepisti eos gladio et arcu tuo
7-12 Cum egressi fuerint de civitate, capiemus eos vivos
12-17 Pugnabat (*Hazaël*) contra Geth, cepitque eam
14-13 Amasiam vero... cepit Joas rex Israël in Bethsames
15-29 Venit Theglathphalasar, rex Assur, et cepit Aïon
17- 6 Cepit rex Assyriorum Samariam
18-10 Et cepit; nam post annos tres anno sexto Ezechiæ...
Nono anno Osee, regis Israël, capta est Samaria
-13 Ascendit Sennacherib... ad universas civitates Juda munitas, et cepit eas
1 Par. 2-23 Cepitque Gessur et Aram, oppida Jaïr
5-21 Ceperuntque omnia quæ possederant
11- 5 Porro David cepit arcem Sion, quæ est civitas David
18- 4 Cepit ergo David mille quadrigas ejus
2 Par. 2- 6 Si cœlum et cœli cœlorum capere eum nequeunt
4- 5 Capiebatque tria millia metretas
6-18 Si cœlum et cœli cœlorum non te capiunt
12- 4 Cepitq. civitates munitissimas in Juda
13-19 Et cepit civitates ejus, Bethel et filias ejus
15- 8 Et abstulit idola de omni terra Juda... et ex urbibus quas ceperat montis Ephraïm
17- 2 Et in civitatibus Ephraïm quas ceperat Asa pater ejus
25-12 Et alia decem millia virorum ceperunt filii Juda
-23 Porro Amaziam... cepit Joas rex Israël
28- 5 Magnamque prædam cepit de ejus imperio
- 8 Ceperuntq. filii Israël de fratribus suis ducenta millia mulierum
-14 Dimiseruntq. viri... prædam et universa quæ ceperant
-17 Et percusserunt multos ex Juda et ceperunt prædam magnam
-18 Ceperuntque Bethsames et Ajalon
32- 1 Obsedit civitates munitas, volens eas capere
-18 Personabat, ut terreret eos, et caperet civitatem
33-11 Ceperunt Manassem, et vinctum catenis atque compedibus duxerunt in Babylonem
2 Esdr. 9-25 Ceperunt itaque urbes munitas
Tobiæ. 1- 2 Cum captus esset in diebus Salmanasar
Judith. 5-11 Et iterum eos vellent capere
-28 Et cum capti fuerint potentes eorum
9-13 Capiatur laqueo oculorum suorum in me
10-17 Statim captus est in suis oculis Holofernes
13-28 Cum captus fuerit populus Israël
14-14 Sed cum nullum motum jacentis sensu aurium caperet
Esth. 8-13 Paratos esse Judæos ad capiendam vindictam de hostibus suis
Job. 10-16 Et propter superbiam quasi leænam capies me
38-39 Numquid capies leænæ prædam
40-19 In oculis ejus quasi hamo capiet eum
Psal. 36-34 Et exaltabit te, ut hæreditate capias terram
54-15 Qui simul mecum dulces capiebas cibos
58- 4 Quia ecce ceperunt animam meam
67-19 Ascendisti in altum, cepisti captivitatem
105-46 Et dedit eos in misericordias in conspectu omnium qui ceperant eos
139-12 Virum injustum mala capient in interitu
Prov. 3-26 Dominus... et custodiet pedem tuum ne capiaris
5-22 Iniquitates suæ capiunt impium
Prov. 6- 2 Illaqueatus es verbis oris tui et captus propriis sermonibus
-25 Nec capiaris nutibus illius
-26 Mulier autem viri pretiosam animam capit
7-10 Et ecce occurrit illi mulier... præparata ad capiendas animas
11- 6 Et in insidiis suis capientur iniqui
Eccle. 5- 9 Et qui amat divitias, fructum non capiet ex eis
7-27 Qui autem peccator est, capietur ab illa
8-16 Qui diebus et noctibus somnum non capit oculis
9-12 Sed sicut pisces capiuntur hamo
Sic capiuntur homines in tempore malo
Cant. 2-15 Capite nobis vulpes parvulas
Sap. 7-23 Omnia prospiciens, et qui capiat omnes spiritus
Eccli. 5-14 Ne capiaris in verbo indisciplinato, et confundaris
-16 Non appelleris susurro, et lingua tua ne capiaris
27-21 Sic dereliquisti proximum tuum, et non eum capies
Isai. 8-15 Et cadent, et conterentur et irretientur, et capientur
9- 3 Sicut exultant victores capta præda
14- 2 Erunt capientes eos qui se ceperant
19-10 Omnes qui faciebant lacunas ad capiendos pisces
20- 1 Cum... et pugnasset contra Azotum, et cepisset eam
28-13 Et conterantur et illaqueentur, et capiantur
36- 1 Ascendit Sennacherib... super omnes civitates Juda munitas, et cepit eas
47- 3 Ultionem capiam, et non resistet mihi homo.
49-24 Aut quod captum fuerit a robusto, salvum esse poterit?
Jerem. 5- 6 Omnis qui egressus fuerit ex eis, capietur
-26 Laqueos ponentes et pedicas ad capiendos viros
6-11 Vir enim cum muliere capietur
8- 9 Confusi sunt sapientes, perterriti, et capti sunt
13-17 Et deducet oculus meus lacrymam, quia captus est grex Domini
18-22 Quia foderunt foveam ut caperent me
32- 3 Ego dabo civitatem istam in manus regis Babylonis et capiet eam
-24 Ecce munitiones extructæ sunt adversum civitatem ut capiatur
-28 Ecce ego tradam civitatem istam... et capient eam
34- 3 Et tu non effugies de manu ejus, sed comprehensione capieris
-22 Et capient eam et incendent igne
37- 7 Et capient eam, et succendent eam igni
38- 3 Tradendo tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis et capiet eam
-23 Sed in manu regis Babylonis capieris
-28 Usque ad diem quo capta est Jerusalem
Et factum est ut caperetur Jerusalem
39- 5 Et captum adduxerunt ad Nabuchodonosor
41-10 Et cepit eos Ismahel filius Nathaniæ
-14 Et reversus est omnis populus quem ceperat Ismahel
48- 1 Capta est Cariathaïm: confusa est fortis, et tremuit
- 7 Et in thesauris tuis tu quoque capieris
-41 Capta est Carioth, et munitiones comprehensæ sunt
-44 Et qui conscenderit de fovea, capietur laqueo
49-29 Tabernacula eorum et greges eorum capient
50- 2 Dicite: Capta est Babylon, confusus est Bel
- 9 Et præparabuntur adversus eam, et inde capietur
-24 Illaqueavi te, et capta es, Babylon
-33 Omnes, qui ceperunt eos, tenent
51-31 Ut annuntiet regi, quia capta est civitas ejus a summo usque ad summum
-41 Quomodo capta est Sesach
Thren. 3-52 Venatione ceperunt me quasi avem
4- 6 Et non ceperunt in ea manus
-20 Christus Dominus captus est in peccatis nostris
Baruc. 1- 2 In tempore quo ceperunt Chaldæi Jerusalem
- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor rex
6- 4 Videte ergo ne.. et metus vos capiat in ipsis
Ezech. 12-13 Et capietur in sagena mea
13-18 Faciunt cervicalia... ad capiendas animas
Et cum caperent animas populi mei
-20 Quibus vos capitis animas volantes
Et dimittam animas quas vos capitis

Ezech. 14- 5 Ut capiatur domus Israël in corde suo
19- 3 Leo factus est, et didicit capere prædam
- 4 Non absque vulneribus suis ceperunt eum
- 6 Factus est leo, et didicit prædam capere
- 8 In vulneribus earum captus est
21-19 Et manu capiet conjecturam
-23 Ipse a. recordabitur iniquitatis ad capiendum
-24 Quod recordati estis, manu capiemini
23-25 Ipsi filios tuos et filias tuas capient
33- 6 Ille quidem in iniquitate sua captus est
39-23 In iniquitate sua capta sit domus Israël
44-31 Omne morticinum et captum a bestia
45-11 Ut capiat decimam partem cori batus
Dan. 11-12 Et capiet multitudinem, et exaltabitur
-15 Rex Aquilonis... capiet urbes munitissimas
-18 Convertet faciem suam ad insulas, et capiet multas
Osee. 5-14 Ego capiam et vadam; tollam et non est qui eruat
6- 2 Quia ipse cepit, et sanabit nos
10- 6 Confusio Ephraïm capiet et confundetur Israël
Amos. 3- 5 Numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit
5-21 Non capiam odorem cœtuum vestrorum
Abdiæ. -11 Quando capiebant alieni exercitum ejus
Mich. 5- 8 Qui cum... et ceperit, non est qui eruat
Nahum. 2-12 Leo cepit sufficienter catulis suis et necavit
Habac. 1-10 Comportabit aggerem et capiet eam
Zach. 14- 2 Et capietur civitas, et vastabuntur domus
1 *Mac.* 5- 8 Et cepit Gazer civitatem et filias ejus
-35 Et expugnavit, et cepit eam
-36 Inde perrexit et cepit Gasbon et Mageth
-63 Et cepit spolia civitatum et reversus est in terram Judam
6- 3 Et venit, et quærebat capere civitatem
- 6 Spoliis multis, quæ ceperunt de castris, quæ exciderunt
8- 7 Et quia ceperunt eum vivum
11-48 Ceperunt spolia multa in die illa
-66 Ejecit eos inde, et cepit civitatem
2 *Mac.* 5- 6 Arbitrans hostium et non civium se trophæa capturum
-11 Civitatem quidem armis cepit
-25 Feriatis Judæis, arma capere suis præcepit.
9-11 Doloribus suis augmenta capientibus
10-24 Advenit quasi armis Judæam capturus
11- 2 Existimans se civitatem quidem captam gentibus
12-16 Et capta civitate per Domini voluntatem
-28 Ceperunt civitatem, et ex eis qui intus erant
-35 Et cum vellet illum capere vivum
14-13 Datis mandatis ut ipsum quidem Judam caperet
Matth. 19-11 Non omnes capiunt verbum istud
-12 Qui potest capere capiat
22-15 Consilium inierunt ut caperent eum in serm.
Marc. 2- 2 Ita ut non caperet neque ad januam
12-13 Et mittunt... ut eum caperent in verbo
Luc. 5- 5 Per totam noctem laborantes nihil cepimus
- 9 Stupor.. in captura piscium quam ceperant
-10 Ex hoc jam homines eris capiens
11-54 Quærentes aliquid capere de ore ejus
13-33 Quia non capit Prophetam perire extra Jerusalem
20-20 Miserunt... ut caperent eum in sermone
Joan. 2- 6 Capientes singulæ metretas binas vel ternas
8-37 Quia sermo meus non capit in vobis
21-25 Nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt libros
2 *Cor.* 7- 2 Capite nos. Neminem læsimus
12-16 Sed cum essem astutus, dolo vos cepi
Hebr. 1-14 Propter eos qui hæreditatem capient salutis

CAPITELLUM.

3 *Reg.* 7-16 Duo quoque capitella fecit... fusilia
Quinque cubit. altitud. capitellum unum
Et quinque cubit. altitud. capitellum alterum
-17 Utrumque capitellum columnarum fusile erat:
Septena versuum retiacula in capitello uno
Et septem retiacula in capitello altero
-18 Perfecit columnas... ut tegerent capitella
Eodem modo fecit et capitello secundo
-19 Capitella autem, quæ erant super capita
-20 Et rursum alia capitella in summitate
Ordines erant in circuitu capitelli secundi
-41 Columnas duas, et funiculos capitellorum super capitella columnarum duos
-42 Ad operiendos funiculos capitellorum
4 *Reg.* 25-17 Et capitellum æreum super se altitudinis
Et malogranata super capitellum columnæ omnia ærea

Jerem. 52-22 Et capitella super utramque ærea
Altitudo capitelli unius quinque cubitorum

CAPITIUM.

Exod. 28-32 In cujus medio supra erit capitium et ora
39-21 Et capitium in superiori parte contra medium, oramque per gyrum capitii textilem
Job. 30-18 Quasi capitio tunicæ succinxerunt me

CAPITULUM.

Hebr. 8- 1 Capitulum autem super ea quæ dicuntur

CAPPADOCIA.

Cappadociam insulam vocant Scripturæ, non quod insula sit, sed quod sit maritima. Alii putant Cyprum intelligi debere. Alii putant sic appellari novam Tyrum, quæ et proprie insula est, et a Palæstina prope distat; et favet nomen Hebr. caphtor; *nam* caph *manum significat*, tor, *Tyrum, quasi dicat : manus, latus, vel vicinia Tyri. Cappadoces autem, qui leguntur in Deuteronomio, non sunt illi qui per Asiam Minorem ad Pontum Euxinum extenduntur, sed alii qui Palæstinam incoluerunt, et ideo vocantur et sunt Caphtorim, ii nempe qui Palæstinam occuparunt, exclusis ab ea Hevæis primis incolis.*

Deut. 2-23 Qui egressi de Cappadocia, deleverunt eos,
Jerem. 47- 4 Depopulatus est... reliquias insulæ Cappadociæ.
Amos. 9- 7 Ascendere feci.. Palæstinos de Cappadocia.
Act. 2- 9 Qui habitant... Cappadociam, Pontum et Asiam
1 *Petr.* 1- 1 Electis advenis.. Cappadociæ, Asiæ et Bith.

CAPPADOX. *Vide* CAPPADOCIA.

Deut. 2-23 Hevæos quoque... Cappadoces expulerunt

CAPPARIS.

Eccle. 12- 5 Impinguabitur locusta, et dissipabitur capparis

CAPRA, CAPER.

Gen. 15- 9 Sume... et capram trimam, et arietem
30-32 Tam in ovibus quam in capris erit merces mea
-35 Et separavit in die illa, capras et oves
31-38 Oves tuæ et capræ steriles non fuerunt
32-14 Capras ducentas, hircos viginti
Exod. 35- 4 Byssum, pilos caprarum (*accipies*)
-23 Pilos caprarum, pelles arietum rubricatas
-26 Pilos caprarum, sponte propria cuncta tribuentes
36-14 Fecit et saga undecim de pilis caprarum
Levit. 1-10 De ovibus sive de capris holocaustum
3-12 Si capra fuerit ejus oblatio et obtulerit
4-23 Hircum de capris immaculatum
-28 Offeret capram immaculatam
5- 6 Offerat de gregibus agnam sive capram
7-23 Adipem ovis, et bovis et capræ non comedetis
16- 8 Et alteram capro emissario
-10 Cujus autem in caprum emissarium
-26 Ille vero qui dimiserit caprum emissarium
17- 3 Si occiderit bovem aut ovem sive capram
22-19 Immaculatus erit ex bobus et ovibus, et ex capris
-27 Bos, ovis et capra cum genita fuerint
27-32 Decimarum bovis, et ovis, et capræ
Num. 15-27 Offeret capram anniculam pro peccato suo
18-17 Primogenitum a. bovis, et ovis, et capræ non facies redimi
31-20 De caprarum pellibus, et pilis et ligno expiabitur
Deut. 14- 4 Hoc est animal quod comedere debetis, bovem, et ovem, et capram
Judic. 13-15 Faciamus tibi hœdum de capris
-19 Tulit itaque Manuë hœdum de capris
15- 1 Attulit ei hœdum de capris
1 *Reg.* 16-20 Tulit itaque Isaï... hœdum de capris unum
19-13 Pellem pilosam caprarum posuit ad caput ejus
-16 Et pellis caprarum ad caput ejus
25- 2 Erantq. ei oves tria millia et mille capræ
3 *Reg.* 20-27 Quasi duo parvi greges caprarum
1 *Esdr.* 6-17 Obtulerunt... hircos caprarum pro peccato
Tobiæ. 2-20 Ut hœdum caprarum accipiens detulisset domi
Judith. 3- 3 Gregesq. ovium, et caprarum equorumq.
Prov. 27-27 Sufficiat tibi lac caprarum, in cibos tuos
Cant. 4- 1 Capilli tui sicut greges caprarum
6- 4 Capilli tui sicut grex caprarum
Ezech. 43-22 Die secunda offeres hircum caprarum immaculatum
45-23 Pro peccato hircum caprarum quotidie

Dan. 8- 5 Ecce autem hircus caprarum veniebat
- 8 Hircus a. caprarum magnus factus est
-21 Porro hircus caprarum, rex Græcorum est

CAPREA.

Deut. 12-15 Quod offerri licet, sicut capream, et cervum comedes
-22 Sicut comeditur caprea et cervus
14- 5 Cervum et capream, bubalum, tragelaphum
15-22 Similiter vescentur eis, quasi caprea, et cervo
2 *Reg.* 2-18 Quasi unus de capreis quæ morantur in sylvis
3 *Reg.* 4-23 Excepta venatione cervorum, caprearum atque bubalorum
1 *Par.* 12- 8 Et veloces quasi capreæ in montibus
Cant. 2- 7 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas cervosque camporum
- 9 Similis est dilectus meus capreæ
-17 Similis esto, dilecte mi, capreæ
3- 5 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas cervosque camporum
4- 5 Duo ubera tua sicut duo hinnuli capreæ gemelli
7- 3 Duo ubera tua sicut duo hinnuli gemelli capreæ
8-14 Et assimilare capreæ, hinnuloque cervorum
Eccli. 11-32 Et sicut perdix inducitur in foveam, et ut caprea in laqueum
27-22 Effugit enim quasi caprea de laqueo

CAPRINÆ.

Hebr. 11-37 In pellibus caprinis, egentes, angustiati

CAPSELLA.

1 *Reg.* 6- 8 Et vasa aurea... ponetis in capsellam ad latus ejus
-11 Et posuerunt arcam Dei super plaustrum et capsellam
-15 Deposuerunt arcam Dei et capsellam quæ erat juxta eam

CAPTIO.

Psal. 34- 8 Et captio, quam abscondit, apprehendat eum
123- 6 Qui non dedit nos in captionem dentibus eorum
Rom. 11- 9 Fiat mensa eorum in laqueum et in captionem, et in scandalum
2 *Petr.* 2-12 Naturaliter in captionem et in perniciem

CAPTIVITAS.

Num. 21-29 Dedit filios ejus in fugam et filias in captivitatem
Deut. 28-41 Quoniam ducentur in captivitatem
30- 3 Reducet Dominus Deus tuus captivitatem tuam
32-42 De cruore occisorum et de captivitate
Judic. 18-30 Usque ad diem captivitatis suæ
3 *Reg.* 8-47 Et egerint pœnitentiam in corde suo in loco captivitatis
...Deprecati te fuerint in captivitate sua
4 *Reg.* 24-14 Et transtulit omnem Jerusalem... in captivitatem
-15 Et judices terræ duxit in captivitatem
2 *Par.* 6-37 Et deprecati te fuerint in terra captivitatis
-38 In terra captivitatis suæ, ad quam ducti sunt, adorabunt te
1 *Esdr.* 2- 1 Hi sunt a. provinciæ filii qui ascenderunt de captivitate
3- 8 Et omnes qui venerant de captivitate in Jerusalem
4- 1 Quia filii captivitatis ædificarent templum Domino
8-35 Sed et qui venerant de captivitate
9- 4 Pro transgressione eorum qui de captivitate venerant
- 7 Et in gladium et in captivitatem, et in rapinam
10- 6 Lugebat enim transgressionem eorum qui venerant de captivitate
2 *Esdr.* 1- 2 Qui remanserant et supererant de captivitate
- 3 Qui remanserunt et derelicti sunt de captivitate ibi
4- 4 Et da eos in despectionem in terra captivitatis
7- 6 Isti filii provinciæ qui ascenderunt de captivitate
8-17 Ecclesia eorum qui redierant de captivitate
Tobiæ. 1- 2 In captivitate tamen positus, viam veritatis non deseruit
-11 Igitur cum per captivitatem devenisset... in civitatem Niniven

Tobiæ. 1-15 Pergebat ergo ad omnes qui erant in captivitate
3- 4 Ideo traditi sumus in direptionem, et captivitatem et mortem
7- 3 Ex tribu Nephthali sumus, ex captivitate Ninive
13- 7 Ego a. in terra captivitatis meæ confitebor illi
Judith. 7- 2 Præter præparationes virorum illorum quos occupaverat captivitas
9- 3 Et dedisti... et filias eorum in captivitatem
16- 6 Infantes meos dare in prædam, et virgines in captivitatem
Psal. 13- 7 Cum averterit Dominus captivitatem plebis suæ
52- 7 Cum converterit Deus captivitatem plebis suæ
67-19 Ascendisti in altum, cepisti captivitatem
77-61 Et tradidit in captivitatem virtutem eorum
84- 2 Avertisti captivitatem Jacob
95- 1 Quando domus ædificabatur post captivitatem
125- 1 In convertendo Dominus captivitatem Sion
- 4 Converte, Domine, captivitatem nostram
Isai. 20- 4 Sic minabit rex Assyriorum captivitatem Ægypti
23-13 In captivitatem traduxerunt robustos ejus
45-13 Ipse ædificabit civitatem meam, et captivitatem meam dimittet
46- 2 Et anima eorum in captivitatem ibit
49-25 Equidem, et captivitas a forti tolletur
Jerem. 15- 2 Qui ad mortem, ad mortem; et qui ad captivitatem, ad captivitatem
20- 6 Tu a. Phassur, et omnes habitatores domus tuæ ibitis in captivitatem
22-22 Et amatores tui in captivitatem ibunt
29-14 Et inveniar a vobis, ait Dom. et reducam captivitatem vestram
30-10 Quia ecce ego salvabo te... et semen tuum de terra captivitatis eorum
-16 Et universi hostes tui in captivitatem ducentur
31-23 Cum convertero captivitatem eorum
32-44 Quia convertam captivitatem eorum, ait Dominus
43-11 Quos in mortem, in mortem; et quos in captivitatem, in captivitatem
46-27 Quia ecce ego salvum te faciam de longinquo et semen tuum de terra captivitatis tuæ
48-46 Quia comprehensi sunt filii tui et filiæ tuæ in captivitatem
-47 Et convertam captivitatem Moab in novissimis diebus
50-46 A voce captivitatis Babylonis commota est terra
Thren. 1- 5 Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem
-18 Virgines meæ et juvenes mei abierunt in captivitatem
Baruc. 2-30 Et convertetur ad cor suum in terra captivitatis suæ
-32 Et laudabunt me in terra captivitatis suæ
3- 7 Ut... et laudemus te in captivitate nostra
- 8 Ecce nos in captivitate nostra sumus hodie
4-10 Vidi enim captivitatem populi mei
-14 Memorentur captivitatem filiorum et filiarum mearum
-24 Sicut enim viderunt vicinæ Sion captivitatem vestram a Deo
Ezech. 12-11 In transmigration. et in captivitatem ibunt
25- 3 Quoniam ducti sunt in captivitatem
29-14 Et reducam captivitatem Ægypti
30-18 Filiæ autem ejus in captivitatem ducentur.
39-25 Nunc reducam captivitatem Jacob
Dan. 5-13 Rex ait: Tu es Da. de filiis captivitatis Judæ,
6-13 Daniel de filiis captivitatis Juda, non curavit de lege tua
11-33 Et ruent in gladio, et in flamma, et in captivitate, et in rapina
Osee. 6-11 Cum convertero captivitatem populi mei.
Joel. 3- 1 Cum convertero captivitatem Juda et Jerusalem
Amos. 1- 6 Eo quod transtulerint captivitatem perfectam
- 9 Eo quod concluserint captivitatem perfectam in Idumæa
-15 Et ibit Melchom in captivitatem
4-10 Misi in vos mortem... usque ad captivitatem equorum vestrorum
9- 4 Et si abierint in captivitatem coram inimicis suis
-14 Et convertam captivitatem populi mei Israël
Nahum. 3-10 Sed et ipsa in transmigrationem ducta est in captivitatem
Habac. 1- 9 Et congregabit quasi arenam captivitatem
Soph. 2- 7 Et avertet captivitatem eorum
3-20 Cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris
Zach. 14- 2 Et egredietur media pars civitatis in captivitatem
1 Mac. 9-70 Et (*Jonathas*) misit ad eum legatos componere pacem cum ipso et reddere ei captivitatem
-72 Et reddidit ei captivitatem, quam prius erat prædatus
14- 7 Et congregavit captivitatem multam
2 Mac. 8-10 Constituit a. Nicanor, ut regi tributum... de captivitate Judæorum suppleret
-36 Tributum restituere de captivitate Jerosolymorum
2 Cor. 10- 5 Et in captivitatem redigentes omn. intellectum
Ephes. 4- 8 Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem
Apoc. 13-10 Qui in captivitatem duxerit, in captivitatem vadet

CAPTIVO.

1 Mac. 15-40 Et cœpit irritare plebem... et captivare populum
2 Mac. 4-26 Et Jason quidem qui proprium fratrem captivaverat
Rom. 7-23 Video a. aliam legem in membris meis... captivantem me in lege peccati

CAPTIVUS.

Gen. 31-26 Ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio
34-29 Parvulos quoque eorum et uxores duxerunt captivas
Exod. 12-29 Usque ad primogenitum captivæ, quæ erat in carcere
Num. 14- 3 Ne... et uxores ac liberi nostri ducantur captivi
Deut. 1-39 Parvuli vestri, de quibus dixistis quod captivi ducerentur
21-10 Et tradiderit eos Dominus Deus tuus in manu tua, captivosque duxeris
-11 Et videris in numero captivorum mulierem pulchram
Judic. 5-12 Surge, Barac, et apprehende captivos tuos
1 Reg. 30- 2 Et captivas duxerunt mulieres ex ea (*Siceleg*),
- 3 Cum... et invenissent... et filios suos et filias ductas esse captivas
- 5 Siquidem et duæ uxores David captivæ ductæ fuerant
3 Reg. 8-46 Et captivi ducti fuerint in terram inimicorum
-48 Et reversi fuerint ad te.. in terra inimicorum suorum, ad quam captivi ducti fuerint
-50 Et dabis misericordiam coram eis qui eos captivos habuerint
4 Reg. 5- 2 Captivam duxerant de terra Israël puellam
17-27 Ducite illuc unum de sacerdotibus quos inde captivos adduxistis
-28 Unus de sacerdotibus, qui captivi ducti fuerant de Samaria
24-16 Duxitque eos rex Babylonis captivos in Babylonem
1 Par. 5- 6 Beera... quem captivum duxit Thelgathphalnasar
2 Par. 6-36 Et captivos duxerint eos in terram longinquam
-37 In terra, ad quam captivi ducti fuerant
28-11 Sed audite consilium meum, et reducite captivos
-13 Non introducetis huc captivos, ne peccemus Domino
-15 Et apprehendentes captivos... vestierunt de spoliis
29- 9 Filii nostri et filiæ nostræ et conjuges captivæ ductæ sunt
30- 9 Qui illos duxerunt captivos
Tobiæ. 13-12 Confitere Domino... et revocet ad te omnes captivos
Judith. 5-22 Et plurimi eorum captivi adducti sunt
7-16 Melius est enim ut captivi benedicamus Domino
16-11 Pulchritudo ejus captivam fecit animam
Esth. 11- 4 Erat a. de eo numero captivorum, quos transtulerat Nabuchodonosor
Psal. 70- 1 Filiorum Jonadab et priorum captivorum
136- 3 Interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos
Isai. 5-13 Propterea captivus ductus est populus meus
49-21 Et non pariens, transmigrata et captiva
52- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion
61- 1 Ut... prædicarem captivis indulgentiam
Jerem. 41-10 Et captivas duxit Ismahel omnes reliquias
43-12 Comburet ea, et captivos ducet illos
48-27 Propter verba ergo tua... captivus duceris
49- 6 Post hæc reverti faciam captivos filiorum Ammon
-39 Reverti faciam captivos Ælam
Baruc. Tit. 6 Quam misit Jeremias ad abducendos captivos
- 1 Abducemini in Babyloniam captivi
Ezech. 1- 1 Cum essem in medio captivorum juxta fluvium Chobar
6- 9 In gentibus ad quas captivi ducti sunt
30-17 Et ipsæ captivæ ducentur
Dan. 11- 8 Sculptilia... captiva ducet in Ægyptum
Amos. 5- 5 Quia Galgala captiva ducetur et Bethel erit inutilis
7-11 Israël captivus migrabit de terra sua
-17 Et Israël captivus migrabit de terra sua
Mich. 1-16 Quoniam captivi ducti sunt ex te
Nahum. 2- 7 Et miles captivus abductus est
1 Mac. 1-34 Et captivas duxerunt mulieres
2- 9 Vasa gloriæ ejus captiva abducta sunt
5-13 Et captivas duxerunt uxores eorum
8-10 Et captivas duxerunt uxores eorum
10-33 Quæ captiva est a terra Juda in omni regno
Luc. 4-19 Prædicare captivis remissionem
21-24 Et captivi ducentur in omnes gentes
Ephes. 4- 8 Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem
2 Tim. 2-26 A quo captivi tenentur ad ipsius voluntatem
3- 6 Et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis

CAPTO.

Psal. 93-21 Captabunt in animam justi

CAPTURA.

Luc. 5- 4 Duc in altum et laxate retia vestra in capturam
- 9 Stupor... in captura piscium, quam ceperant

CAPULUS.

Judic. 3-16 Habentem in medio capulum longitudinis
-22 Ut capulus sequeretur ferrum in vulnere

CAPUT.

Gen. 2-10 Qui inde dividitur in quatuor capita
3-15 Ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis
28-11 Supponens capiti suo, dormivit in eod. loco
-18 Tulit lapidem quem imposuerat capiti suo
40-16 Quod tria canistra farinæ haberem super caput meum
-19 Post quos auferet Pharao caput tuum
47-31 Adoravit..Deum, conversus ad lectuli caput
48-14 Dexteram, posuit super caput Ephraïm Sinistram autem super caput Manasse
-17 Quod posuisset... super caput Ephraïm Manum patris levare conatus est de capite Ephraïm, et transferre super caput Manasse
49-26 Fiant in capite Joseph, et in vertice
Exod. 12- 9 Caput cum pedibus... et intestinis vorabitis
16-16 Gomor per singula capita... tolletis
26-32 Habebunt capita aurea, sed bases argenteas
-37 Quarum erant capita aurea et bases æneæ
27-10 Quæ capita cum cælaturis suis habebunt argentea
-11 Et capita earum cum cælaturis suis argentea
-17 Capitibus argenteis, et basibus æneis
29- 6 Et pones tiaram in capite ejus
- 7 Et oleum unctionis fundes super caput ejus
-15 Super cujus caput ponent Aaron et filii ejus manus
-17 Pones super concisas carnes et super caput
-19 Super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus
36-36 Quas cum capitibus deauravit
-38 Columnas quinque cum capitibus suis
38-10 Capita columnarum, et tota operis cælaturo
-11 Basesque et capita columnarum, ejusdem mensuræ
-12 Capita columnarum, et tota operis cælatura
-19 Capitaque earum et cælaturæ argenteæ
-28 Fecit capita columnarum, quas et ipsas vestivit
Levit. 1- 4 Ponetque manum super caput hostiæ
- 8 Desuper ordinantes, caput videlicet
-12 Dividentque membra, caput, et omnia
-15 Retorto ad collum capite
3- 2 Ponetque manum super caput victimæ
- 8 Manum suam super caput victimæ
-13 Ponet manum suam super caput ejus
4- 4 Ponetque manum super caput ejus
-11 Pellem vero, et omnes carnes cum capite
-15 Ponent seniores populi manus super caput

Levit. 4-24 Ponetque manum suam super caput ejus
-29 Ponetque manum super caput hostiæ
-33 Ponet manum super caput ejus et immolabit
5- 8 Retorquebit caput ejus ad pennulas
8- 9 Cidari quoque texit caput
-12 Quod fundens super caput Aaron, unxit
-14 Cumque super caput ejus posuisset Aaron
-18 Super cujus caput cum imposuissent
-20 Caput ejus, et artus et adipem adolevit igni
-22 Posueruntque super caput ejus Aaron
9-13 Cum capite et membris singulis obtulerunt
10- 6 Capita vestra nolite nudare
13-12 Operuerit omnem cutem a capite usque ad pedes
-29 In cujus capite vel barba germinaverit lepra
-40 Vir, de cujus capite capilli fluunt, calvus
-45 Habebit vestimenta dissuta, caput nudum
14- 9 Die septimo radat capillos capitis
-18 Et super caput ejus
-29 Mittet super caput purificati
16- 4 Cidarim lineam imponet capiti
-21 Posita utraque manu super caput ejus
19-32 Coram cano capite consurge et honora
21- 5 Non radent caput, nec barbam
-10 Super cujus caput fusum est unctionis oleum
Caput suum non discooperiet
24-14 Ponant... manus suas super caput ejus
Num. 1-16 Per tribus... et capita exercitus Israël
-18 Recensentes eos per... capita, et nomina singulorum
-20 Nomina capitum singulorum, omne quod sexus
-22 Recensiti sunt per nomina et capita singulorum
3-47 Accipies quinque siclos per singula capita
5- 7 Reddent ipsum caput
-18 Discooperiet caput ejus et ponet super
6- 5 Novacula non transibit per caput ejus.
Sanctus erit, crescente cæsarie capitis ejus
- 7 Quia consecratio Dei sui super caput ejus est
- 9 Polluetur caput consecrationis ejus
-11 Sanctificabitque caput ejus in die illo
-19 Postquam rasum fuerit caput ejus
7- 2 Obtulerunt principes Israël et capita familiarum
8-12 Ponent manus suas super capita boum
10- 4 Venient ad te principes et capita multitudinis Israël
27-23 Impositis capiti ejus manibus
31-30 Accipies quinquagesimum caput hominum
-47 Tulit Moyses quinquagesimum caput
Deut. 28-13 Constituet te Dominus in caput, et non in caudam
-44 Ipse erit in caput et tu eris in caudam
32-42 De captivitate, nudati inimicorum capitis
33-16 Benedictio... veniat super caput Joseph
Josue. 2-19 Sanguis ipsius erit in caput ejus
Sanguis... redundabit in caput nostrum
7- 6 Miseruntque pulverem super capita sua
Judic. 4-21 Posuit supra tempus capitis ejus clavum
5-26 Quærens in capite vulneri locum
7-25 Capita Oreb, et Zeb portantes ad Gedeon
9-36 Umbras montium vides quasi capita hominum
-53 Illisit capiti Abimelech et confregit cerebrum
13- 5 Paries filium cujus non tanget caput novacula
16-13 Si septem crines capitis mei cum licio plexueris
-17 Ferrum nunquam ascendit super caput meum
Si rasum fuerit caput meum, recedet a me
-19 Fecit... in sinu suo reclinare caput
1 Reg. 1-11 Novacula non ascendet super caput ejus
4-12 Scissa veste et conspersus pulvere caput
5- 4 Caput autem Dagon et duæ palmæ
9-22 Dedit eis locum in capite eorum
10- 1 Et effudit super caput ejus
14-45 Si ceciderit capillus de capite ejus in terram
15-17 Caput in tribubus Israël factus es?
17- 5 Et cassis ærea super caput ejus
-38 Imposuit galeam æream super caput ejus
-46 Percutiam te et auferam caput tuum a te
-51 Interfecit eum, præciditque caput ejus
-54 Assumens autem David caput Philisthæi attulit
-57 Introduxit... caput Philisthæi habentem in manu
19-13 Pellem pilosam caprarum posuit ad caput
-16 Inventum est simulacrum... et pellis caprarum ad caput ejus
25-39 Malitiam Nabal reddidit Dominus in caput

1 Reg. 26- 7 Hastam fixam in terra ad caput ejus
-11 Tolle hastam quæ est ad caput ejus
-12 Tulit... scyphum aquæ qui erat ad caput Saül
-16 Vide... ubi sit scyphus aquæ, qui erat ad caput ejus
28- 2 Et ego custodem capitis mei ponam te
29- 4 Nisi in capitibus nostris?
31- 9 Et præciderunt caput Saül et spoliaverunt
2 Reg. 1-10 Tuli diadema quod erat in capite ejus
-16 Sanguis tuus super caput tuum
2-16 Apprehensoque unusquisq. capite comparis
3- 8 Numquid caput canis ego sum?
-29 Et veniat super caput Joab
4- 7 Sublatoque capite ejus, abierunt per viam deserti
- 8 Et attulerunt caput Isboseth ad David in Hebron
Ecce caput Isboseth filii Saül inimici tui
-12 Caput autem Isboseth tulerunt..in Hebron
12-30 Tulit diadema regis eorum de capite ejus
Impositum est super caput David
13-19 Quæ aspergens cinerem capiti suo... impositisque manibus super caput suum
14-26 Ponderabat capillos capitis sui ducentis siclis
15-30 Nudis pedibus incedens, et operto capite.
Operto capite ascendebat plorans
-32 Scissa veste, et terra pleno capite
16- 9 Vadam et amputabo caput ejus
18- 9 Adhæsit caput ejus quercui
19- 4 Porro rex operuit caput suum et clamabat
20-21 Ecce caput ejus mittetur ad te per murum
-22 Qui abscissum caput Seba filii Bochri
22-44 Custodies me in caput Gentium
3 Reg. 2-32 Reddet Dominus sanguinem ejus super caput ejus
-33 Et revertetur sanguis illorum in caput Joab
Et in caput seminis ejus in sempiternum
-37 Sanguis tuus erit super caput tuum
-44 Reddidit Dominus malitiam tuam in caput tuum
7-16 Quæ ponerentur super capita columnarum
-19 Quæ erant super capita columnarum
-22 Et super capita columnarum opus in modum lilii posuit
-31 Os quoque luteris intrinsecus erat in capitis summitate
-41 Funiculos qui erant super capita columnar.
-42 Capitel. qui erant super capita columnar.
8-32 Et reddens viam suam super caput ejus
19- 6 Respexit et ecce ad caput suum subcinericius panis
20-31 Ponamus itaque saccos in lumbis nostris, et funiculos in capitibus
-32 Et posuerunt funiculos in capitibus suis
21-27 Jejunavitq. et dormivit in sacco, et ambulavit demisso capite
4 Reg. 4-19 Ait patri suo: Caput meum doleo
6-25 Donec venumdaretur caput asini octoginta argenteis
-31 Si steterit caput Elisæi filii Saphat super ipsum
-32 Numquid scitis quod miserit... ut præcidatur caput meum?
9- 3 Tenensque lenticulam olei, fundes super caput ejus
- 6 At ille fudit oleum super caput ejus,
-30 Depinxit oculos suos stibio et ornavit caput suum
10- 6 Tollite capita filiorum domini vestri
- 7 Et posuerunt capita eorum in cophinis
- 8 Attulerunt capita filiorum regis
19-21 Post tergum tuum caput movit filia Jerusalem
25-27 Sublevavit Evilmerodach... caput Joachim regis Juda de carcere
1 Par. 5-12 Joël in capite, et Saphan secundus
9-34 Capita Levitarum per familias suas principes
10- 9 Cumque spoliassent eum et amputassent caput (*Saül*)
12-19 Periculo capitis.. revertetur ad dominum suum Saül
20- 2 Tulit autem David coronam Melchom de capite ejus
23-24 Et numerum capitum singulorum qui faciebant opera ministerii
2 Par 3-15 Porro capita earum quinque cubitorum
-16 Et superposuit eas(*catenulas*) capitibus columnarum
4-12 Hoc est columnas duas, et epistylia et capita,
Et quasi quædam retiacula quæ capita tegerent

2 Par. 4-13 Quæ protegerent epistylia, et capita columnarum
5- 2 Post quæ congregavit...et capita familiarum de filiis Israël in Jerusalem,
- 9 Vectium autem... capita parebant ante oraculum
6-23 Ita ut reddas iniquo viam suam in caput proprium
11-22 Constituit vero in capite Abiam filium Maacha
32- 3 Ut obturarent capita fontium qui erant extra urbem
1 Esdr. 9- 3 Et evelli capillos capitis mei et barbæ
- 6 Quoniam iniquitates nostræ multiplicatæ sunt super caput nostrum
2 Esdr. 4- 4 Converte opprobrium super caput eorum
9-17 Et dederunt caput ut converterentur ad servitutem suam
Judith. 4-16 Et erat cinis supra capita eorum
7- 4 Prostraverunt se... mittentes cinerem super capita sua
8- 3 Venit æstus super caput ejus, et mortuus est
9- 1 (*Judith*) Posuit cinerem super caput suum
10- 3 Et discriminavit crinem capitis sui
Et imposuit mitram super caput suum
13- 8 Accessit ad columnam, quæ erat ad caput lectuli ejus
- 9 Apprehendit comam capitis ejus
-10 Et percussit bis in cervicem ejus, et abscidit caput ejus
-11 Et tradidit caput Holofernis ancillæ suæ
-19 Et proferens de pera caput Holofernis
Ostendit illis, dicens: Ecce caput Holofernis principis
-24 Benedictus Dominus..qui te direxit in vulnera capitis
-27 Ipse caput omnium incredulorum incidit
-28 Et ut probes quia ita est: Ecce caput Holofernis
-29 Videns autem Achior caput Holofernis
14- 1 Suspendite caput hoc super muros nostros
- 7 Ut ortus est dies, suspenderunt super muros caput Holofernis
-14 Vidensque cadaver absque capite Holofernis
-16 Holofernes jacet in terra, et caput ejus non est in illo
15- 2 Sed inclinato capite... evadere festinabant Hebræos
Esth. 1-11 Posito super caput ejus diademate
2-17 Et posuit diadema regni in capite ejus
4- 1 Indutus est sacco, spargens cinerem capiti
6- 8 Debet... et accipere regium diadema super caput suum
-12 Et Aman festinavit ire in domum suam lugens et operto capite
8-15 Coronam auream portans in capite
9-25 Et malum, quod contra Judæos cogitaverat, reverteretur in caput ejus
14- 2 Cinere et stercore implevit caput
-16 Tu scis... quod abominer signum...quod est super caput meum
15-10 Lassum super ancillulam reclinavit caput
Job. 1-20 Et tonso capite corruens in terram
2-12 Sparserunt pulverem super caput suum
10-15 Et si justus, non levabo caput
16- 5 Et moverem caput meum super vos
19- 9 Et abstulit coronam de capite meo
20- 6 Et caput ejus nubes tetigerit
-16 Caput aspidum suget, et occidet eum lingua viperæ
29- 3 Quando splendebat lucerna ejus super caput meum
32- 6 Et idcirco demisso capite, veritus sum vobis indicare meam sententiam
40-26 Numquid implebis... et gurgustium piscium capite illius?
42-11 Et moverunt super eum caput
Psal. 3- 4 Gloria mea, et exaltans caput meum
7-17 Convertetur dolor ejus in caput ejus
17-44 Constitues me in caput Gentium
20- 4 Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso
21- 8 Locuti sunt labiis et moverunt caput
22- 5 Impinguasti in oleo caput meum
26- 6 Et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos
37- 5 Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum
39- 8 In capite Libri scriptum est de me
-13 Multiplicatæ sunt super capillos capitis mei
43-15 Commotionem capitis in populis
59- 9 Et Ephraïm fortitudo capitis mei
65-12 Imposuisti homines super capita nostra

Psal. 67-22 Verumtamen Deus confringet capita inimicorum suorum
68- 5 Multiplicati sunt super capillos capitis mei
73-13 Contribulasti capita draconum in aquis
-14 Tu confregisti capita draconis
82- 3 Et qui oderunt te, extulerunt caput
107- 9 Et Ephraïm susceptio capitis mei
108-25 Viderunt me, et moverunt capita sua
109- 6 Conquassabit capita in terra multorum
- 7 De torrente in via bibet : propterea exaltabit caput
117-22 Hic factus est in caput anguli
132- 2 Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam
139- 8 Obumbrasti super caput meum in die belli
-10 Caput circuitus eorum
140- 5 Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum
Prov. 1- 9 Ut addatur gratia capiti tuo, et torques collo tuo
-21 In capite turbarum clamitat
4- 9 Dabit capiti tuo augmenta gratiarum
10- 6 Benedictio Domini super caput justi
11-26 Benedictio autem super caput vendentium
17-14 Qui dimittit aquam, caput est jurgiorum
25-22 Prunas enim congregabis super caput ejus
Eccle. 2-14 Sapientis oculi in capite ejus
9- 8 Et oleum de capite tuo non deficiat
Cant. 2- 6 Læva ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me
4- 8 Coronaberis de capite Amana
5- 2 Quia caput meum plenum est rore
-11 Caput ejus, aurum optimum
7- 5 Caput tuum ut Carmelus
Et comæ capitis tui sicut purpura regis
8- 3 Læva ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me
Sap. 18-24 Et magnificentia in diademate capitis illius sculpta erat
Eccli. 4- 7 Et magnato humilia caput tuum
11- 1 Sapientia humiliati exaltavit caput illius
-13 Et erexit eum ab humilitate ipsius et exaltavit caput ejus
12-19 Caput suum movebit, et plaudet manu
13- 8 Et caput suum movebit ad te
17-19 Et retribuet illis retributionem, unicuique in caput ipsorum
20-11 Et est qui ab humilitate levabit caput
25-22 Non est caput nequius super caput colubri.
27-15 Horripilationem capiti statuet
-28 Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet
32-11 Habeat caput responsum tuum
36-12 Contere caput principum inimicorum
38- 3 Disciplina medici exaltabit caput illius
44-25 Et testamentum confirmavit super caput Jacob
Isai. 1- 5 Omne caput languidum, et omne cor mœrens
7- 8 Sed caput Syriæ Damascus
Et caput Damasci Rasin
- 9 Et caput Ephraïm Samaria
Et caput Samariæ filius Romeliæ
-20 In die illa radet Dominus... in rege Assyriorum, caput et pilos pedum
9-14 Disperdet Dominus ab Israël caput et caudam
-15 Longævus et honorabilis, ipse est caput
15- 2 In cunctis capitibus ejus calvitium
19-15 Et non erit Ægypto opus, quod faciat caput et caudam
35-10 Et lætitia sempiterna super caput eorum
37-22 Post te caput movit filia Jerusalem
51-11 Lætitia sempiterna super capita eorum
-20 Dormierunt in capite omnium viarum
58- 5 Numquid contorquere quasi circulum caput suum
59-17 Et galea salutis in capite ejus
Jerem. 2-37 Et ab ista egredieris et manus tuæ erunt super caput tuum
9- 1 Quis dabit capiti meo aquam ?
13-18 Sedete : quoniam descendit de capite vestro corona gloriæ vestræ.
-21 Tu enim docuisti eos adversum te, et erudisti in caput tuum
14- 3 Confusi sunt et afflicti, et operuerunt capita sua
Confusi sunt agricolæ, operuerunt capita sua
18-16 Obstupescet, et movebit caput suum
22- 6 Galaad, tu mihi caput Libani
23-19 Et tempestas erumpens super caput impiorum veniet
30-23 Procella ruens, in capite impiorum conquiescet

Jerem. 31- 7 Exultate in lætitia Jacob et hinnite contra caput Gentium
48-37 Omne enim caput calvitium
52-31 Elevavit Evilmerodach... caput Joachim regis Juda
Thren. 1- 5 Facti sunt hostes ejus in capite
2-10 Consperserunt cinere capita sua
Abjecerunt in terram capita sua virgines Jerusalem
-15 Moverunt caput suum super filiam Jerusalem
-19 Defecerunt in fame in capite omnium compitorum
3-54 Inundaverunt aquæ super caput meum
4- 1 Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum
5-16 Cecidit corona capitis nostri ; væ nobis
Baruc. 5- 2 Imponet mitram capiti honoris æterni
6- 9 Coronas certe aureas habent super capita sua dii illorum
-21 Supra corpus eorum et supra caput eorum volant noctuæ
-30 Habentes tunicas abscissas et capita et barbam rasam, quorum capita nuda sunt
Ezech. 1-22 Et similitudo super capita animalium
Et extenti super capita eorum desuper
-25 Firmamentum quod erat super caput
-26 Firmamentum quod erat imminens capiti
5- 1 Et duces per caput tuum
7-18 In universis capitibus eorum calvitium
8- 3 Apprehendit me in cincinno capitis mei
9-10 Viam eorum super caput eorum reddam
10- 1 Firm. quod erat super caput Cherubim
11-21 Horum viam in capite suo ponam
13-18 Faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis
16-12 Et dedi... coronam decoris in capite tuo
-25 Ad omne caput viæ ædificasti signum
-31 Fabricasti lupanar tuum in capite omnis viæ
-43 Ego vias tuas in capite tuo dedi
17-19 Fœdus quod prævaricatus est ponam in caput
21-19 In capite viæ civitatis conjiciet
-21 Stetit... in capite duarum viarum
22-31 Viam eorum in caput eorum reddidi
23-15 Tiaras tinctas in capitibus eorum
-42 Coronas speciosas in capitibus eorum
24-23 Coronas habebitis in capitibus vestris
27-30 Et superjacient pulverem capitibus suis
29-18 Omne caput decalvatum
32-27 Posuerunt gladios suos sub capitibus suis
33- 4 Sanguis ipsius super caput ejus erit
38- 2 Principem capitis Mosoch, et Thubal
- 3 Ecce ego ad te Gog principem capitis Mos.
39- 1 Ecce ego super te, Gog, principem capitis Mosoch
42-12 Ostium in capite viæ
44-18 Vittæ lineæ erunt in capitibus eorum
-20 Caput aut. suum non radent neque comam nutrient ; sed tondentes attondent capita sua
Dan. 1-10 Condemnabitis caput meum regi
2-28 Visiones capitis tui in cubili tuo
-32 Hujus statuæ caput ex auro optimo erat
-38 Tu es ergo caput aureum
3-94 Capillus capitis eorum non esset adustus
4- 2 Visiones capitis mei conturbaverunt me
- 7 Visio capitis mei in cubili meo
-10 Videbam in visione capitis mei super stratum meum
7- 1 Daniel somnium vidit : Visio a. capitis ejus in cubili suo
- 6 Et quatuor capita erant in bestia
- 9 Et capilli capitis ejus quasi lana munda
-15 Et visiones capitis mei conturbaverunt me
-20 Et de cornibus decem quæ habebat in capite
13-34 Posuerunt manus suas super caput ejus
-55 Dixit a. Daniel : Recte mentitus es in caput tuum
-59 Recte mentitus es et tu in caput tuum
14-35 Et apprehendit eum Angelus... et portavit eum capillo capitis sui
Osee. 1-11 Et ponent sibimet caput unum
4-13 Super capita montium sacrificabant,
11- 6 Et consumet (*gladius*) electos ejus, et comedet capita eorum
Joel. 2- 5 Sicut sonitus quadrigarum super capita montium exilient
3- 4 Cito velociter reddam vicissitudinem vobis super caput vestrum
- 7 Convertam retributionem vestram in caput vestrum
Amos. 2- 7 Qui conterunt super pulverem terræ capita pauperum
6- 1 Optimates capita populorum

Amos. 6- 7 Quapropter nunc migrabunt in capite transmigrantium
8-10 Et inducam super omne dorsum vestrum saccum, et super omne caput calvitium
9- 1 Avaritia enim in capite omnium
Abdiæ. -15 Retributionem tuam convertet in caput tuum
Jonæ. 2- 6 Abyssus vallavit me, pelagus operuit caput meum
4- 6 Et præparavit Dom. Deus hederam et ascendit super caput Jonæ
Ut esset umbra super caput ejus
- 8 Et percussit sol super caput Jonæ, et æstuabat
Mich. 2-13 Et transibit rex eorum coram eis et Dominus in capite eorum
Nahum. 3- 7 Quis commovebit super te caput ?
-10 Parvuli ejus elisi sunt in capite omnium viarum
Habac. 3-13 Percussisti caput de domo impii
-14 Maledixisti sceptris ejus, capiti bellatorum ejus
Zach. 1-21 Et nemo eorum levabit caput suum
3- 5 Ponite cidarim mundam super caput ejus
4- 2 Et lampas ejus super caput ipsius
Et septem infusoria lucernis quæ erant super caput ejus
6-11 Et facies coronas et pones in capite Jesu
1 Mac. 3-47 Et cinerem imposuerunt capiti suo
4-39 Et imposuerunt cinerem super caput suum.
6-35 Et galeæ æreæ in capitibus eorum
7-47 Et caput Nicanoris amputaverunt
11-13 Et imposuit (*Ptolemæus*) duo diademata capiti suo
-17 Et abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri
-71 Posuit terram in capite suo
2 Mac. 1-16 Et capitibus amputatis foras projecerunt
7- 4 Jussit... et cute capitis abstracta, summas quoque manus et pedes ei præscindi
- 7 Et cute capitis ejus cum capillis abstracta
10-25 Deprecabantur Dominum, caput terra aspergentes
15-30 Caput Nicanoris et manum cum humero abscissam
-32 Et ostenso capite Nicanoris et manu nefaria
-35 Suspendit a. Nicanoris caput in summa arce
Matth. 5-36 Neque per caput tuum juraveris
6-17 Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum,
8-20 Filius a. hominis non habet, ubi caput reclinet
10-30 Vestri a. capilli capitis omnes numerati sunt
14- 8 Da mihi, inquit, hic in disco caput Joannis Baptistæ
-11 Et allatum est caput ejus in disco
21-42 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli
26- 7 Et effudit (*alabastrum*) super caput ipsius recumbentis
27-29 Et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput ejus
-30 Acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus
-37 Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam
-39 Blasphemabant eum, moventes capita sua
Marc. 6-24 Quid petam ? At illa dixit : Caput Joannis Baptistæ
-25 Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistæ
-27 Præcepit afferri caput ejus in disco
-28 Et attulit caput ejus in disco, et dedit...
12- 4 Et illum in capite vulneraverunt
-10 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli
14- 3 Fracto alabastro, effudit super caput ejus,
15-19 Et percutiebant caput ejus arundine
-29 Blasphemabant eum, moventes capita sua,
Luc. 7-38 Et capillis capitis sui tergebat
-46 Oleo caput meum non unxisti
9-58 Filius a. hominis non habet ubi caput reclinet
12- 7 Sed et capilli capitis vestri omnes numerati sunt
20-17 Lapidem quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli
21-18 Et capillus de capite vestro non peribit
-28 Respicite, et levate capita vestra
Joan. 13- 9 Domine, non tantum pedes meos, sed et manus et caput
19- 2 Et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus
-30 Et inclinato capite, tradidit spiritum
20- 7 Et sudarium, quod fuerat super caput ejus
-12 Et vidit duos Angelos in albis, sedentes unum ad caput, et unum ad pedes

Act. 4-11 Hic est lapis... qui factus est in caput anguli.
18- 6 Sanguis vester super caput vestrum
-18 Qui sibi totonderat in Cenchris caput
21-24 Et impende in illis ut radant capita
27-34 Quia nullius vestrum capillus de capite peribit
Rom. 12-20 Carbones ignis congeres super caput ejus
1 Cor. 11- 3 Volo a. vos scire, quod omnis viri caput, Christus est
- 4 Omnis vir orans aut prophetans velato capite, deturpat caput suum
- 5 Omnis a. mulier orans aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum
- 6 Si vero mulieri turpe est tonderi,... velet caput suum
- 7 Vir quidem non debet velare caput suum
-10 Ideo debet mulier potestatem habere super caput propter Angelos
12-21 Aut iterum caput pedibus: Non estis mihi necessarii
Ephes. 1-22 Et ipsum dedit caput super omnem Ecclesiam
4-15 Crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus
5-23 Quoniam vir caput est mulieris
Sicut Christus caput est Ecclesiæ
Colos. 1-18 Et ipse est caput corporis Ecclesiæ
2-10 Et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus
-19 Et non tenens caput, ex quo totum corpus
Hebr. 10- 7 In capite Libri scriptum est de me
1 Petr. 2- 7 Lapis, quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli
Apoc. 1-14 Caput autem ejus, et capilli erant candidi
4- 4 Et in capitibus eorum coronæ aureæ
9- 7 Super capita earum tanquam coronæ similes auro
-17 Et capita equorum erant tanquam capita leonum
-19 Nam caudæ eorum similes serpentibus habentes capita
10- 1 Et iris in capite ejus, et facies ejus erat ut sol
12- 1 In capite ejus corona stellarum duodecim
- 3 Et ecce draco magnus rufus habens capita septem
Et in capitibus ejus diademata septem
13- 1 Et vidi de mari bestiam ascendentem, habentem capita septem
Et super capita ejus nomina blasphemiæ
- 3 Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum
14-14 Habentem in capite suo coronam auream
17- 3 Habentem capita septem, et cornua decem
- 7 Quæ habet capita septem et cornua decem
- 9 Septem capita, septem montes sunt
18-19 Et miserunt pulverem super capita sua
19-12 Et in capite ejus diademata multa

CARBASINUS.

Esth. 1- 6 Et pendebant ex omni parte tentoria aërii coloris et carbasini, et hyacinthini

CARBONES.

2 Reg. 22- 9 Carbones succensi sunt ab eo
-13 Præ fulgore in conspectu ejus, succensi sunt carbones ignis
Tobiæ. 6- 8 Cordis ejus particulam si super carbones ponas
8- 2 Protulit de cassidili suo partem jecoris, posuitque eam super carbones vivos
Psal. 17- 9 Carbones succensi sunt ab eo
-13 Nubes transierunt, grando et carbones ignis
-14 Grando et carbones ignis
119- 4 Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus desolatoriis
139-11 Cadent super eos carbones; in ignem dejicies eos
Prov. 26-21 Sicut carbones ad prunas, et ligna ad ignem
Eccli. 8-13 Non incendas carbones peccatorum arguens eos
Isai. 44-19 Et coxi super carbones ejus panes
Thren. 4- 8 Denigrata est super carbones facies eorum
Ezech. 1-13 Aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium
Rom. 12-20 Carbones ignis congeres super caput ipsius

CARBUNCULUS.

Exod. 28-18 In secundo carbunculus, sapphirus, et jaspis
39-11 In secundo carbunculus, sapphirus, et jaspis
Eccli. 32- 7 Gemmacula carbunculi in ornamento auri
Ezech. 28-13 Sapphirus et carbunculus et smaragdus

CARCAA.

Locus est situs in extremis meridionalibus tribus Judæ, inter Adar et Asemona.

Josue. 15- 3 Ascendens ad Adar, et circuiens Carcaa

CARCER.

Gen. 39-20 Tradiditque Joseph in carcerem
-21 Dedit ei gratiam in conspectu principis carceris
40- 3 Misit eos in carcerem principis militum
- 4 At custos carceris tradidit eos Joseph
-14 Ut suggeras Pharaoni ut educat me de isto carcere
41-10 Me et magistrum pistorum retrudi jussit in carcerem
-14 Eductum de carcere Joseph totonderunt
42-18 Die autem tertio eductis de carcere
-19 Frater vester unus ligetur in carcere
Exod. 12-29 Usque ad primogenitum captivæ, quæ erat in carcere
Levit. 24-12 Miseruntque eum in carcerem
Num. 15-34 Qui recluserunt eum in carcerem
Judic. 16-21 Et clausum in carcere molere fecerunt
-25 Qui adductus de carcere ludebat ante eos
3 Reg. 22-27 Mittite virum istum in carcerem
4 Reg. 14-26 Vidit enim Dominus.. et quod consumpti essent usque ad clausos carcere
17- 4 Obsedit eum, et vinctum misit in carcerem
25-27 Sublevavit Evilmerodach... caput Joachim regis Juda de carcere
-29 Et mutavit vestes ejus, quas habuerat in carcere
2 Par. 18-26 Hæc dicit rex: Mittite hunc in carcerem
1 Esdr. 7-26 Sive in condemnationem substantiæ ejus, vel certe in carcerem
2 Esdr. 3-25 Contra flexuram et turrim... id est, in atrio carceris
Job. 7-12 Quia circumdedisti me carcere
Eccle. 4-14 Quod de carcere catenisque interdum quis egrediatur ad regnum
Sap. 17-15 Custodiebatur in carcere sine ferro reclusus
18- 4 Digni quidem illi... et pati carcerem tenebrarum
Isai. 14-17 Vinctis ejus non aperuit carcerem?
24-22 Et claudentur ibi in carcere
42- 7 De domo carceris sedentes in tenebris
-22 Et in domibus carcerum absconditi sunt
Jerem. 29-26 Ut mittas eum in nervum et in carcerem
32- 2 Et Jeremias propheta erat clausus in atrio carceris
- 8 Et veniet ad me Hanameel... ad vestibulum carceris
-12 Qui sedebant in atrio carceris
33- 1 Cum adhuc clausus esset in atrio carceris
37- 4 Non e. miserant eum in custodiam carceris
-14 Cæsum eum miserunt in carcerem
Ipse enim præpositus erat super carcerem
-17 Quia misisti me in domum carceris?
-20 Ut traderetur Jeremias in vestibulo carceris
Et mansit Jeremias in vestibulo carceris
38- 6 Qui erat in vestibulo carceris
-13 Mansit autem Jeremias in vestibulo carceris
-28 Mansit vero Jeremias in vestibulo carceris
39-14 Miserunt et tulerunt Jeremiam de vestibulo carceris
-15 Cum clausus esset in vestibulo carceris
52-11 Et posuit eum in domo carceris
-31 Et eduxit eum de domo carceris
-33 Et mutavit vestimenta carceris ejus
Ezech. 19- 9 Miseruntque eum in carcerem
Matth. 5-25 Ne forte... et in carcerem mittaris
14- 3 Et posuit in carcerem propter Herodiadem
-10 Misitque et decollavit Joannem in carcere
18-30 Sed abiit, et misit eum in carcerem
25-36 In carcere eram, et venistis ad me
-39 Aut quando te vidimus infirmum, aut in carcere, et venimus ad te?
-43 Infirmus et in carcere, et non visitastis me
-44 Quando te vidimus... aut infirmum, aut in carcere
Marc. 6-17 Tenuit Joannem, et vinxit eum in carcere
-27 Et decollavit eum in carcere
Luc. 3-20 Et inclusit Joannem in carcere
12-58 Exactor mittat te in carcerem
22-33 Tecum paratus sum et in carcerem, et in mortem ire
23-19 Qui erat... missus in carcerem
-25 Propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant
Joan. 3-24 Nondum enim missus fuerat Joannes in carcerem
Act. 5-19 Angelus... per noctem aperiens januas carceris
-21 Et miserunt ad carcerem, ut adducerentur
-22 Cum autem... aperto carcere non invenissent illos
-23 Carcerem quidem invenimus clausum
-25 Viri, quos posuistis in carcerem, sunt in templo
Act. 12- 4 Quem cum apprehendisset, misit in carcerem
- 5 Petrus quidem servabatur in carcere
- 6 Custodes ante ostium custodiebant carcerem
-17 Narravit quomodo Dom. eduxisset eum de carcere
16-23 Et cum multas plagas eis imposuissent, miserunt eos in carcerem
-24 Misit eos in interiorem carcerem
-26 Ita ut moverentur fundamenta carceris
-27 Expergefactus autem custos carceris
Et videns januas apertas carceris
-36 Nuntiavit autem custos carceris verba hæc Paulo
-37 Homines Romanos miserunt in carcerem
-40 Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam
22-19 Quia ego eram concludens in carcerem
26-10 Et multos sanctorum ego in carceribus inclusi
2 Cor. 6- 5 In plagis, in carceribus, in seditionibus
11-23 In laboribus plurimis, in carceribus abundantius
Hebr. 11-36 Experti, insuper et vincula et carceres
1 Petr. 3-19 Et his qui in carcere erant spiritibus veniens prædicavit
Apoc. 2-10 Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis in carcerem
20- 7 Solvetur Satanas de carcere suo

CARDO.

Deut. 30- 4 Si ad cardines cœli fueris dissipatus
1 Reg. 2- 8 Domini enim sunt cardines terræ
3 Reg. 7-50 Et cardines ostiorum domus interioris... ex auro erant
Job. 22-14 Et circa cardines cœli perambulat
36-30 Cardines quoque maris operiet
Prov. 8-26 Adhuc terram non fecerat, et flumina et cardines orbis terræ
26-14 Sicut ostium vertitur in cardine suo
Isai. 6- 4 Et commota sunt superliminaria cardinum
Amos. 8- 3 Et stridebunt cardines templi in die illa
9- 1 Percute cardinem, et commoveantur superliminaria

CARDUUS.

Quod hic narratur apologus est; solebant enim Hebræi frequenter apologis et parabolis uti ad id quod volebant expressius significandum.

4 Reg. 14- 9 Carduus Libani misit ad cedrum
Et conculcaverunt carduum
2 Par. 25-18 Carduus, qui est in Libano, misit ad cedrum
Bestiæ.. transierunt et conculcaverunt carduum.

CARECTUM.

Locus est in quo carices nascuntur. Carex herba est alta, junci quoddam genus, in speciem gladii, et sub finem acuminata. Est ergo expositus Moyses in stagnantis Nili parte, ex qua facile non posset defluentium aquarum impetu rapi per alveum fluminis.

Exod. 12- 3 Et exposuit eum in carecto ripæ fluminis
Job. 8-11 Numquid...(*potest*) crescere carectum sine aqua?

CAREE.

Anno mundi 3444, Romæ 144, ante J. Ch. 610. Pater Johanan principis in militia Judæorum. Quando Jerusalem obsedit Nabuchodonosor, Godolia, quem rex Babylonis præfecerat iis qui in urbe relicti fuerant, interempto ab Ismaele in medio convivio, Johanan filius Caree persecutus est hunc scelestum qui fugere coactus est apud Ammonitas.

4 Reg. 25-23 Ismaël filius Nathaniæ, Johanan filius Caree
Jerem. 40- 8 Et Johanan et Jonathan filii Caree
-13 Johanan a. filius Caree, et omnes principes exercitus
-15 Johanan a. filius Caree dixit ad Godoliam
-16 Et ait Godolias... ad Johanan filium Caree
41-11 Audivit autem Johanan filius Caree
-13 Cumq. vidisset omnis populus... Johanan filium Caree
-14 Reversusque abiit ad Johanan filium Caree
-16 Tulit ergo Johanan filius Caree
42- 1 Johanan filius Caree, et Jezonias filius Osaïæ
- 8 Vocavitque Johanan filium Caree
43- 4 Non audivit Johanan filius Caree
- 5 Tollens Johanan filius Caree

CAREHIM.

Vox ista hebraice et græce intelligitur de Coritis seu posteris Core, de Levitis.

1 *Par.* 12- 6 Et Jesbaam de Carehim

CAREO.

Ruth. 4- 6 Utere privilegio quo me libenter carere profiteor
2 *Par.* 21-19 Languore pariter et vita caruit
Prov. 20-21 Hæreditas... in novissimo benedictione carebit
Eccle. 6- 3 Et anima illius... sepulturaque careat
Sap. 18- 4 Digni quidem illi carere luce

CARIA.

Provincia est maritima Asiæ Minoris.

1 *Mac.* 15-23 Et in Sicyonem, et in Cariam

CARIATH.

Urbs in tribu Benjamin.

Josue. 18-28 Gabaath, et Cariath

CARIATHAIM.

Civitas quam extruxerunt filii Ruben, quam postea vero possederunt Moabitæ. Tempore S. Hieronymi vicus erat Christianis florens, juxta Medaban urbem Arabiæ, et appellabatur Corajatha. Altera est urbs ejusdem nominis in tribu Nephthali quæ data est Levitis ad possidendam.

Gen. 14- 5 Percusserunt... et Emim in Save Cariathaïm
Num. 32-37 Ædificaverunt... Eleale, et Cariathaïm
Josue. 13-19 Cariathaïm, et Sabama et Sarathasar
1 *Par.* 6-76 Et Cariathaïm, et suburbana ejus
Jerem. 48- 1 Capta est Cariathaïm
-23 Super Cariathaïm, et super Bethgamul
Ezech. 25- 9 Et Beelmeon, et Cariathaïm

CARIATHARBE.

Eadem est ac Hebron in tribu Juda.

Josue. 14-15 Nomen Hebron ante vocabatur Cariatharbe
15-13 Cariatharbe patris Enac, ipsa est Hebron
-54 Athmatha et Cariatharbe
20- 7 Cariatharbe, ipsa est Hebron in monte Juda
21-11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron
Judic. 1-10 Cujus nomen fuit antiquitus Cariatharbe
2 *Esdr.* 11-25 De filiis Juda habitaverunt in Cariatharbe, et in filiabus ejus

CARIATHBAAL.

Eadem est ac Cariathiarim, in tribu Juda; celebris est ob punitionem Osæ regis qui voluit sacerdotalibus fungi officiis. Eadem hac in urbe deposita est arca fœderis apud domum Aminadab, donec eam David reduceret in Jerusalem.

Josue. 15-60 Cariathbaal, hæc est Cariathiarim
18-14 In Cariathbaal, quæ vocatur et Cariathiarim

CARIATHIARIM.

Cariathiarim, quæ et Cariathbaal, civitas saltuum, una de urbibus Gabaonitarum pertinens ad tribum Judæ, euntibus ab Ælia Diospolim. Vide Cariathbaal. *De hac fuit Urias propheta quem interfecit Joacim, sicut scribit Jeremias. Sed et in libro Paralipomenon, filius Sobal appellatur pater Cariathiarim; quæ sententia esse videtur Sobal principem Cariathiarim filios genuisse, ex quibus familiæ aut gentes, quæ postea numerantur, ortæ sunt.*

Josue. 9-17 Et Caphira et Beroth et Cariathiarim
15- 9 Quæ est Cariathiarim, id est, urbs Sylvarum
-60 Hæc est Cariathiarim, urbs Sylvarum
18-14 Quæ vocatur et Cariathiarim
-15 Ex parte Cariathiarim egreditur terminus
Judic. 18-12 Manserunt in Cariathiarim Judæ
Et est post tergum Cariathiarim
1 *Reg.* 6-21 Miseruntque nuntios ad habitatores Cariathiarim
7- 1 Venerunt ergo viri Cariathiarim
- 2 Ex qua die mansit arca Domini in Cariathiarim
1 *Par.* 2-50 Sobal pater Cariathiarim
-52 Filii Sobal patris Cariathiarim
-53 Et de cognatione Cariathiarim
13- 5 Ut adduceret arcam Dei de Cariathiarim
- 6 Ascendit David... ad collem Cariathiarim
2 *Par.* 1- 4 Arcam a. Dei adduxerat David de Cariathiarim
1 *Esdr.* 2-25 Filii Cariathiarim, Cephira et Beroth
2 *Esdr.* 7-29 Viri Cariathiarim Cephira et Beroth
Jerem. 26-20 Urias filius Semeï de Cariathiarim

CARIATHSENNA.

Eadem ac Dabir quæ et Cariath-Sepher.

Josue. 15-49 Damna et Cariathsenna, hæc est Dabir

CARIATH-SEPHER.

Civitas dicta Litterarum, vel quod ibi esset academia instituta, in qua litteris darentur opera; vel quod antiquorum fuisset archivium, in quo vetera scripta monumenta post diluvium collocare solerent. Caleb filiam suam Axam promisit ei qui hanc civitatem percuteret et caperet: Othoniel cepit civitatem et obtinuit Axam.

Josue. 15-15 Dabir, quæ prius vocabatur Cariath-Sepher
-16 Qui percusserit Cariath-Sepher
Judic. 1-11 Dabir, cujus nomen vetus erat Cariath-Sepher
-12 Qui percusserit Cariath-Sepher

CARICA.

1 *Reg.* 25-18 Tulit... et ducentas massas caricarum
30-12 Sed et fragmen massæ caricarum

CARINA.

Sap. 5-10 Neque semitam carinæ illius in fluctibus

CARIOTH.

Urbs in regione Moabitarum.

Jerem. 48-24 Super Carioth et super Bosra
-41 Capta est Carioth
Amos. 2- 2 Devorabit ædes Carioth

CARIOTH.

Hæc est eadem ac Asor urbs tribus Judæ.

Josue. 15-25 Asor nova et Carioth, Hesron

CARITH.

Torrens trans Jordanem, inter Benjamin et Ephraïm, in quo juxta verbum Domini sedit et abscondit Elias, e regione ejusdem fluminis, versus Orientem Samariæ. Corvi deferebant ei (Eliæ) panem et carnes mane similiter panem et carnes vesperi; bibebat autem de torrente.

3 *Reg.* 17- 3 Abscondere in torrente Carith
- 5 Sedit in torrente Carith, qui est contra Jordanem

CARMEL *et* CARMELUS.

1° Mons est seu montium series juxta mare in finitimis Aser, et Zabulon et Issachar, notissimus propter altitudinem et fertilitatem, potissimamque propter Eliæ historiam Prophetæ Dei, qui hic quadringentos quinquaginta prophetas Baal nequidquam sacrificare conatos apprehendi et interfici jussit juxta torrentem Cison. 2° Est et prope urbem ejusdem nominis quæ secunda describitur inter Maon et Ziph, in parte octavæ tribus Judæ, est, inquam, alius mons in quo Saül post victoriam quam ab Amalecitis reportaverat monumentum sibi extruxerat, in Carmelo erat possessio Nabal viri ditissimi sed pessimi, cujus uxor fuit Abigaïl mulier speciosa et prudentissima. Et cum Davidi victum petenti Nabal ipse negasset, dedit ipsa Abigaïl, Davidem que oratione placavit, et ipso Nabal statim defuncto, eam David in uxorem accepit. Ozias rex vineas habuit et vinitores in Carmelo; erat quippe homo agriculturæ deditus.

Josue. 12-22 Rex Jachanan Carmeli unus
15-55 Maon et Carmel et Ziph et Jota
19-26 Pervenit usque ad Carmelum maris et Sihor
1 *Reg.* 15-12 Eo quod venisset Saul in Carmelum
25- 2 Possessio ejus in Carmelo
Accidit ut tonderetur grex ejus in Carmelo
- 5 Ascendite in Carmelum
- 7 Fuerunt nobiscum in Carmelo
-40 Venerunt pueri David ad Abigaïl in Carmelum
27- 3 Abigaïl uxor Nabal Carmeli
30- 5 Abigaïl uxor Nabal Carmeli
2 *Reg.* 2- 2 Abigaïl uxor Nabal Carmeli
3- 3 Cheleab de Abigaïl uxore Nabal Carmeli
23-35 Hesraï de Carmelo, Pharaï de Arbi
3 *Reg.* 18-19 Congrega ad me univ. Israël in monte Carmeli
-20 Congregavit prophetas in monte Carmeli
-42 Elias autem ascendit in verticem Carmeli
4 *Reg.* 2-25 Abiit autem inde in montem Carmeli
4-25 Venit ad virum Dei in montem Carmeli
19-23 Ingressus sum... et saltum Carmeli ejus
2 *Par.* 26-10 Vineas quoque habuit... in montibus et in Carmelo
Judith. 1- 8 Ad gentes quæ sunt in Carmelo, et Cedar
Cant. 7- 5 Caput tuum ut Carmelus
Isai. 10-18 Gloria saltus ejus et Carmeli ejus
16-10 Auferetur lætitia et exultatio de Carmelo
33- 9 Concussa est Basan, et Carmelus
35- 2 Decor Carmeli, et Saron ipsi videbunt gloriam Domini
37-24 Introibo... saltum Carmeli ejus
Jerem. 2- 7 Et induxi vos in terram Carmeli
4-26 Aspexi, et ecce Carmelus desertus
46-18 Et sicut Carmelus in mari, veniet
48-33 Ablata est lætitia et exultatio de Carmelo
50-19 Pascetur Carmelum, et Basan
Amos. 1- 2 Exsiccatus est vertex Carmeli
9- 3 Et si absconditi fuerint in vertice Carmeli
Mich. 7-14 Pasce popul... in saltu, in medio Carmeli
Nahum. 1- 4 Infirmatus est Basan, et Carmelus

CARMELITES.

1 *Par.* 3- 1 Secundum Daniel de Abigaïl Carmelitide
11-37 Hesro Carmelites, Naaraï filius Asbaï

CARMEN.

Exod. 15- 1 Tunc cecinit Moyses... carmen hoc Domino
Num. 21-17 Tunc cecinit Israël carmen istud
Deut. 31-19 Sit mihi carmen istud pro testimonio
-30 Locutus est... verba carminis hujus
2 *Reg.* 22- 1 Verba carminis hujus in die qua liberavit
3 *Reg.* 4-32 Fuerunt carmina ejus quinque et mille
1 *Par.* 16-35 Exultemus in carminibus tuis
2 *Par.* 7- 6 Et Levitæ in organis carminum Domini
2 *Esdr.* 12-45 In carmine laudantium et confitentium Deo
Job. 35-10 Ubi est Deus... qui dedit carmina in nocte?
Psal. 4- 1 In finem in carminibus psalmus David
6- 1 In finem in carminibus psalmus David
39- 4 Et immisit in os .. carmen Deo nostro
53- 1 In finem, in carminibus intellectus David
54- 1 In finem, in carminibus intellectus David
Prov. 25-20 Qui cantat carmina cordi pessimo
Eccle. 12- 4 Obsurdescent omnes filiæ carminis
Eccli. 44- 5 Narrantes carmina scripturarum
Ezech. 2- 9 Scriptæ erant in eo lamentationes, et carmen, et væ
27-32 Et assument super te carmen lugubre
33-32 Et es eis quasi carmen musicum
Amos. 5-23 Aufer a me tumultum carminum tuorum

CARNAIM.

Civitatem hanc in regione Galaad et ad tribum Manasse pertinentem, putant eamdem esse atque Astaroth-Carnaim, quæ nunc vicus est grandis in angulo Batanææ et appellatur Carnæa trans fluenta Jordanis; traduntque ibi fuisse domum Job. Carnaïm civitatem insignem fecit victoria quam reportavit Judas Machabæus adversus Timotheum et Arabes.

1 *Mac.* 5-26 In Casphor, et Mageth et Carnaïm
-43 Fanum quod erat in Carnaïm
-44 Et oppressa est Carnaïm

CARNALIS.

Esth. 14-10 Prædicent carnalem regem in sempiternum
Rom. 7-14 Ego autem carnalis sum
15-27 Debent et in carnalibus ministrare illis
1 *Cor.* 3- 1 Non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus
- 2 Adhuc enim carnales estis
- 3 Nonne carnales estis?
9-11 Magnum est si nos carnalia vestra metamus
2 *Cor.* 1-12 Et non in sapientia carnali, sed in gratia Dei
3- 3 Sed in tabulis cordis carnalibus
10- 4 Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt
Ephes. 6- 5 Servi, obedite dominis carnalibus
Colos. 3-22 Servi, obedite per omnia dominis carnalibus
Hebr. 7-16 Qui non secundum legem mandati carnalis factus est
1 *Petr.* 2-11 Et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis
Judæ. -23 Odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam

CARNEUS.

2 *Par.* 32- 8 Cum illo enim est brachium carneum
Job. 10- 4 Numquid oculi carnei tibi sunt
Ezech. 11-19 Et dabo eis cor carneum
36-26 Et dabo vobis cor carneum

CARNIFEX.

2 *Mac.* 7-29 Ita fiet ut non timeas carnificem istum

CARNION.

Præsidium est quod Adrichomius collocat in dimidia tribu Manasse trans Jordanem, et ideo videtur eadem civitas ac Carnaim ubi insignem reportavit victoriam Judas Machabæus.

2 *Mac.* 12-21 In præsidium quod Carnion dicitur

2 *Mac.* 12-26 Judas autem egressus est ad Carnion

CARO.

Gen. 2-21 Tulit unam de costis ejus et replevit carnem pro ea
-23 Hoc nunc... caro de carne mea
-24 Et erunt duo in carne una
6- 3 Non permanebit spiritus... quia caro est
-12 Omnis quippe caro corruperat viam suam
-13 Finis universæ carnis venit coram me
-17 Adducam aquas... ut interficiam omnem carnem
-19 Ex cunctis animantibus universæ carnis bina induces
7-15 Ingressæ sunt... bina et bina ex omni carne
-21 Consumptaq. est omnis caro quæ movebatur
8-17 Quæ sunt apud te ex omni carne
9- 4 Excepto quod carnem cum sanguine non comedetis
-11 Nequaquam ultra interficietur omnis caro
-15 Omni anima vivente quæ carnem vegetat
Non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum universam carnem
-16 Universæ carnis quæ est super terram
-17 Constitui inter me et omnem carnem
17-11 Circumcidetis carnem præputii vestri
-13 Eritq. pactum meum in carne vestra
-14 Cujus præputii caro circumcisa non fuerit
-23 Circumcidit carnem præputii eorum
-24 Quando circumcidit carnem præputii sui
29-14 Respondit : Os meum es, et caro mea.
37-27 Frater enim et caro nostra est
40-19 Lacerabunt volucres carnes tuas
41-18 Boves... pulchras nimis et obesis carnibus
Exod. 4- 7 Retraxit... et erat similis carni reliquæ
12- 8 Et edent carnes nocte illa assas igni
-46 Nec efferetis de carnibus ejus foras
16- 3 Quando sedebamus super ollas carnium
- 8 Dabit vobis Dominus vespere carnes edere
-12 Vespere comedetis carnes
21-28 Et non comedentur carnes ejus
22-27 Solum quo operitur, indumentum carnis ej.
-31 Carnem quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis
28-42 Ut operiant carnem turpitudinis suæ
29-14 Carnes vero vituli, et corium et fimum
-17 Pedes pones super concisas carnes
-31 Coques carnes ejus in loco sancto
-34 Quod si remanserit de carnibus consecratis
30-32 Caro hominis non ungetur ex eo
Levit. 4-11 Pellem vero et omnes carnes cum capite
6-27 Quidquid tetigerit carnes ejus, sanctificabitur
-29 Vescetur de carnibus ejus, quia sanctum
7- 6 In loco sancto vescetur his carnibus
-15 Cujus carnes eodem comedentur die
-18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum
-19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum,
-20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum
-21 Et comederit de hujuscemodi carnibus
8-17 Vitulum, cum pelle et carnibus et fimo, cremans
-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi
-32 Quidquid a. reliquum fuerit de carne, et panibus, ignis absumet
9-11 Carnes vero et pellem ejus.. combussit igni.
11- 8 Horum carnibus non vescemini
-11 Carnes eorum non comedetis
13- 2 Homo, in cujus cute et carne ortus fuerit diversus color
- 3 Speciem lepræ humiliorem cute, et carne reliqua
- 4 Nec humilior carne reliqua
-10 Ipsa quoque caro viva apparuerit
-12 Sin... et operuerit omnem carnem a capite usque ad pedes
-14 Quando vero caro vivens in eo apparuerit,
-15 Caro enim viva si lepra aspergitur
-18 Caro autem, et cutis in qua ulcus natum est et sanatum
-20 Qui cum viderit locum lepræ humiliorem carne reliqua
-21 Et vicina carne non est humilior
-24 Caro autem et cutis quam ignis excusserit
-26 Nec humilior plaga, carne reliqua
-30 Si quidem humilior fuerit locus carne reliqua
-32 Et locus plagæ carni reliquæ æqualis
-34 Nec humilior carne reliqua
15- 3 Cum per singula momenta adhæserit carni
- 7 Qui tetigerit carnem ejus, lavabit vestimenta sua
16-24 Lavabit carnem suam in loco sancto
-27 Comburent igni tam pelles quam carnes
-28 Lavabit vestimenta sua, et carnem aqua
Levit. 17-11 Quia anima carnis in sanguine est
-14 Anima enim omnis carnis in sanguine est
Sanguinem universæ carnis non comedetis,
Quia anima carnis in sanguine est
18-12 Turpitudinem sororis patris tui non discooperies : quia caro est patris tui
-13 Eo quod caro sit matris tuæ
-17 Quia caro illius sunt, et talis coïtus incestus est
19-28 Et super mortuo non incidetis carnem vestram
20-19 Ignominiam carnis suæ nudavit
21- 5 Neque in carnibus suis facient incisuras
22- 6 Sed cum laverit carnem suam aqua
26-29 Ita ut comedatis carnes filiorum vestrorum
Num. 8- 7 Et radant omnes pilos carnis suæ
11- 4 Quis dabit nobis ad vescendum carnes ?
-13 Unde mihi carnes ut dem tantæ multitudini?
-18 Cras comedetis carnes
Quis dabit nobis escas carnium ?
-21 Et tu dicis : Dabo eis esum carnium mense integro
-33 Adhuc carnes erant in dentibus eorum, nec defecerat... cibus
12-12 Ecce jam medium carnis ejus devoratum est a lepra
16-22 Fortissime Deus spirituum universæ carnis
18-15 Quidquid primum erumpit e vulva cunctæ carnis
-18 Carnes vero in usum tuum cedent
19- 5 Tam pelle, et carnibus ejus, quam sanguine et fimo flammæ traditis
27-16 Provideat Dominus Deus spirituum omnis carnis
Deut. 5-26 Quid est omnis caro, ut audiat vocem Dei viventis
12-15 Sin... et te usus carnium delectaverit
-20 Quando... et volueris vesci carnibus
-23 Et idcirco non debes animam comedere cum carnibus
-27 Et offeres oblationes tuas carnem et sanguinem
Carnibus autem ipse vesceris
14- 8 Carnibus eorum non vescemini
16- 4 Et non remanebit de carnibus ejus quod immolatum est
28-53 Et comedes... et carnes filiorum tuorum, et filiarum tuarum
-55 Nec det eis de carnibus filiorum suorum, quas comedet
-56 Qui cubat in sinu ejus, super filii et filiæ carnibus
32-42 Et gladius meus devorabit carnes
Judic. 6-19 Carnesque ponens in canistro, et jus carnium mittens in ollam
-20 Tolle carnes, et azymos panes
-21 Et tetigit carnes, et panes azymos
Et carnes azymosque panes consumpsit
8- 7 Conteram carnes vestras cum spinis
9- 2 Simulque considerate, quod os vestrum, et caro vestra sum
1 *Reg.* 2-13 Veniebat puer sacerdotis, dum coquerentur carnes
-15 Da mihi carnem ut coquam sacerdoti
Non enim accipiam a te carnem coctam, sed crudam
17-44 Et dabo carnes tuas volatilibus cœli et bestiis terræ
25-11 Tollam ergo panes meos, et aquas meas et carnes pecorum
2 *Reg.* 5- 1 Ecce nos os tuum, et caro tua sumus
6-19 Singulis collyridam panis unam et assaturam bubulæ carnis unam
19-12 Fratres mei vos, os meum, et caro mea vos
-13 Nonne os meum, et caro mea es ?
3 *Reg.* 17- 6 Corvi quoque deferebant ei panem et carnes mane, similiter panem et carnes vesperi
19-21 Et in aratro boum coxit carnes
21-27 Et operuit cilicio carnem suam
4 *Reg.* 4-34 Et incurvavit se super eum, et calefacta est caro pueri
5-10 Recipiet sanitatem caro tua, et mundaberis
-14 Et restituta est caro ejus sicut caro pueri parvuli
6-30 Viditq. omnis populus cilicium quo vestitus erat ad carnem intrinsecus
9-36 Comedent canes carnes Jezabel
-37 Et erunt carnes Jezabel sicut stercus super faciem terræ
1 *Par.* 11- 1 Dicens : Os tuum sumus, et caro tua
16- 3 Et divisit universis.. tortam panis et partem assæ carnis bubulæ
2 *Esdr.* 5- 5 Et nunc sicut carnes fratrum nostror., sic carnes nostræ sunt
Tobiæ. 6- 6 Assavit carnes ejus, et secum tulerunt in via
Judith. 7-16 Et simus opprobrium omni carni...
14- 6 Et circumcidit carnem præputii sui
16-21 Dabit enim ignem et vermes in carnes eorum
Job. 2- 5 Alioquin mitte manum tuam et tange os ejus, et carnem
4-15 Inhorruerunt pili carnis meæ
6-12 Nec caro mea ænea est
7- 5 Induta est caro mea putredine et sordibus pulveris
10-11 Pelle et carnibus vestisti me
12-10 In cujus manu... et spiritus universæ carnis hominis
13-14 Quare lacero carnes meas dentibus meis
14-22 Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit
16-16 Saccum consui super cutem meam, et operui cinere carnem meam
19-20 Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum
-22 Quare... et carnibus meis saturamini ?
-26 Et in carne mea videbo Deum meum
21- 6 Et concutit carnem meam tremor
31-31 Quis det de carnibus ejus, ut saturemur ?
33-21 Tabescet caro ejus ; et ossa... nudabuntur.
-25 Consumpta est caro ejus a suppliciis
34-15 Deficiet omnis caro simul
41-14 Membra carnium ejus cohærentia sibi
Psal. 15- 9 Insuper et caro mea requiescet in spe
26- 2 Dum appropiant super me nocentes, ut edant carnes meas
27- 7 Et refloruit caro mea
37- 4 Non est sanitas in carne mea
- 8 Et non est sanitas in carne mea
49-13 Numquid manducabo carnes taurorum ?
55- 5 Non timebo, quid faciat mihi caro
62- 2 Sitivit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea
64- 3 Ad te omnis caro veniet
72-26 Defecit caro mea, et cor meum
77-27 Et pluit super eos sicut pulverem carnes
-39 Et recordatus est quia caro sunt
78- 2 Carnes sanctorum tuorum bestiis terræ
83- 3 Cor meum, et caro mea exultaverunt in Deum vivum
101- 6 Et voce gemitus mei adhæsit os meum carni meæ
108-24 Et caro mea immutata est propter oleum
118-120 Confige timore tuo carnes meas
135-25 Qui dat escam omni carni
144-21 Et benedicat omnis caro nomini sancto ejus
Prov. 4-22 Vita enim sunt invenientibus ea et universæ carnis sanitas
5-11 Quando consumpseris carnes tuas et corpus tuum
14-30 Vita carnium, sanitas cordis
23-20 Qui carnes ad vescendum conferunt
Eccle. 2- 3 Cogitavi in corde meo abstrahere a vino carnem meam
4- 5 Stultus complicat manus suas, et comedit carnes suas
5- 5 Ne dederis os tuum, ut peccare facias carnem tuam
11-10 Et amove malitiam a carne tua
12-12 Frequensque meditatio carnis afflictio est
Sap. 7- 1 Et in ventre matris figuratus sum caro
19-20 Flammæ... corruptibilium animalium non vexaverunt carnes coambulantium
Eccli. 1-10 Et super omnem carnem secundum datum
7-19 Quoniam vindicta carnis impii, ignis et vermis
13-20 Omnis caro ad similem sibi conjungetur
14-18 Omnis caro sicut fœnum veterascet
-19 Sic generatio carnis et sanguinis, alia finitur, et alia nascitur
17- 4 Posuit timorem illius super omnem carnem
-30 Quid nequius quam quod excogitavit caro et sanguis ?
18-12 Misericordia a. Dei super omnem carnem.
19-12 Sagitta infixa femori carnis, sic verbum in corde stulti
23-23 Homo nequam in ore carnis suæ, non desinet donec incendat ignem
25-36 A carnibus tuis abscinde illam
28- 5 Ipse, cum caro sit, reservat iram
31- 1 Vigilia honestatis tabefaciet carnes
33-21 Non immutabit te omnis caro
-31 Et non amplifices super omnem carnem
38-29 Vapor ignis uret carnes ejus
39-24 Opera omnis carnis coram illo
40- 8 Cum omni carne, ab homine usque ad pecus
41- 5 Hoc judicium a Domino omni carni
44-19 Ne deleri possit diluvio omnis caro
-21 In carne ejus stare fecit testamentum
-27 Invenientes gratiam in oculis omnis carnis
45- 4 Sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni carne

Eccli. 46-22 Pecunias et usque ad calceamenta ab omni carne non accepit
47- 2 Et quasi adeps separatus a carne
Isai. 9-20 Unusquisque carnem brachii sui vorabit
10-18 Ab anima usque ad carnem consumetur
17- 4 Pinguedo carnis ejus marcescet
22-13 Et ecce gaudium... comedere carnes et bibere vinum
31- 3 Et equi eorum caro, et non spiritus
40- 5 Et videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum est
- 6 Omnis caro fœnum, et omnis gloria ejus quasi flos agri
44-16 Et de medio ejus carnes comedit
-19 Coxi carnes et comedi, et de reliquo ejus idolum faciam
49-26 Et cibabo hostes tuos carnibus suis..et sciet omnis caro quia ego Dominus
58- 7 Et carnem tuam ne despexeris
65- 4 Qui comedunt carnem suillam, et jus profanum in vasis eorum
66-16 Quia in igne Dom. dijudicabit, et in gladio suo ad omnem carnem
-17 Qui comedebant carnem suillam et abominationem
-23 Veniet omn.caro ut adoret coram facie mea
-24 Et erunt usque ad satietatem visionis omni carni
Jerem. 7-21 Holocautomata vestra addite victimis vestris, et comedite carnes
11-15 Numquid carnes sanctæ auferent a te malitias tuas?
12-12 Non est pax universæ carni
15- 3 Gladium ad occisionem, et carnes ad lacerandum
17- 5 Maledictus homo qui confidit in homine, et ponit carnem brachium suum
19- 9 Et cibabo eos carnibus filiorum suorum, et carnibus filiarum suarum
Carnem amici sui comedet in obsidione
25-31 Judicatur ipse cum omni carne
32-27 Ecce ego Dominus Deus universæ carnis
45- 5 Ecce ego adducam malum super omnem carnem
51-35 Iniquitas adversum me, et caro mea super Babylonem
Thren. 3- 4 Vetustam fecit pellem meam et carnem meam
Baruc. 2- 3 Ut manducaret homo carnes filii sui, et carnes filiæ suæ
Ezech. 4-14 Et non est ingressa in os meum omnis caro immunda
11- 7 Hi sunt carnes, et hæc est lebes
-11 Et vos non eritis in medio ejus in carnes
-19 Et auferam cor lapideum de carne eorum
16-26 Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis tuis magnarum carnium
20-48 Videbit et universa caro, quia ego Dominus succendi eam
21- 4 Idcirco egredietur gladius meus de vagina sua ad omnem carnem
- 5 Ut sciat omnis caro quia ego Dominus eduxi gladium meum
23-20 Quorum carnes sunt ut carnes asinorum;
24-10 Consumentur carnes, et coquetur universa compositio
32- 5 Et dabo carnes tuas super montes
36-26 Et auferam cor lapideum de carne vestra
37- 6 Et succrescere faciam super vos carnes
- 8 Ecce super ea et nervi et carnes ascenderunt
39-17 Ut comedatis carnem, et bibatis sanguinem
-18 Carnes fortium comedetis
40-43 Super mensas autem carnes oblationis
44- 7 Eo quod inducitis filios alienos... et incircumcisos carne
- 9 Et incircumcisus carne, non ingredietur sanctuarium meum
Dan. 4- 9 Et ex ea vescebatur omnis caro
7- 5 Surge, comede carnes plurimas
10- 3 Et caro et vinum non introierunt in os meum
14- 4 Et habet potestatem omnis carnis
Osee. 8-13 Hostias offerent, immolabunt carnes, et comedent
Joel. 2-28 Effundam Spiritum meum super o. carnem
Mich. 3- 2 Qui violenter tollitis..et carnem eorum desuper ossibus eorum?
- 3 Qui comederunt carnem populi mei
Et conciderunt sicut in lebete, et quasi carnem in medio ollæ
Aggæi. 2-13 Si tulerit homo carnem sanctificatam
Zach. 2-13 Sileat omnis caro a facie Domini
11- 9 Et reliqui devorent unusquisque carnem proximi sui
-16 Et carnes pinguium comedet
Zach. 14-12 Tabescet caro uniuscujusque stantis super pedes suos
1 Mac. 1-50 Et jussit... et immolari carnes suillas
7-17 Carnes sanctorum tuorum et sanguinem ipsorum effuderunt
2 Mac. 6-18 Compellebatur carnem porcinam manducare
-21 Tollentes eum secreto rogabant afferri carnes..ut simularetur manducasse... de sacrificii carnibus
7- 1 Contigit... compelli a rege edere contra fas carnes porcinas
9- 9 In doloribus carnes ejus effluerent
Matth. 16-17 Beatus es, Simon Barjona, quia caro et sanguis non revelavit tibi
19- 5 Et adhærebit uxori suæ et erunt duo in carne una
-6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro
24-22 Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro
26-41 Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma
Marc. 10- 8 Et erunt duo in carne una
Itaque jam non sunt duo, sed una caro
13-20 Non fuisset salva omnis caro
14-38 Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma
Luc. 3- 6 Et videbit omnis caro salutare Dei
24-39 Palpate, et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet
Joan. 1-13 Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis
-14 Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis
3- 6 Quod natum est ex carne, caro est
6-52 Et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita
-53 Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?
-54 Nisi manducaveritis carnem Filii hominis
-55 Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem
-56 Caro enim mea vere est cibus
-57 Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem
-64 Caro non prodest quidquam
8-15 Vos secundum carnem judicatis
17- 2 Sicut dedisti eis potestatem omnis carnis
Act. 2-17 Effundam de Spiritu meo super omnem carnem
-26 Insuper et caro mea requiescet in spe
-31 Neque caro ejus vidit corruptionem
Rom. 1- 3 De Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem
2-28 Neque, quæ in manifesto, in carne est circumcisio
3-20 Non justificabitur omnis caro coram illo
4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem?
6-19 Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ
7- 5 Cum enim essemus in carne
-18 Non habitat in me, hoc est, in carne mea, bonum
-25 Igitur ego ipse mente servio legi Dei, carne autem legi peccati
8- 1 Qui non secundum carnem ambulant
- 3 In quo infirmabatur per carnem
Deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati
Et de peccato damnavit peccatum in carne
- 4 Qui non secundum carnem ambulamus
- 5 Qui enim secundum carnem sunt
Quæ carnis sunt, sapiunt
- 6 Nam prudentia carnis, mors est
- 7 Quoniam sapientia carnis inimica est Deo
- 8 Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt
- 9 Vos autem in carne non estis, sed in spiritu
-12 Ergo, fratres, debitores sumus non carni
Ut secundum carnem vivamus
-13 Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini : si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis
9- 3 Qui sunt cognati mei secundum carnem
- 5 Quorum patres, et ex quibus est Christus secundum carnem
- 8 Non qui filii carnis, hi filii Dei
11-14 Si quomodo ad æmulandum provocem carnem meam
13-14 Et carnis curam ne feceritis in desideriis
14-21 Bonum est non manducare carnem
1 Cor. 1-26 Quia non multi sapientes secundum carnem
-29 Ut non glorietur omnis caro in conspectu ej.
1 Cor. 5- 5 Tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis
6-16 Erunt enim (inquit) duo in carne una
7-28 Tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi
8-13 Non manducabo carnem in æternum
10-18 Videte Israël secundum carnem
15-39 Non omnis caro, eadem caro : sed alia quidem hominum
-50 Quia caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt
2 Cor. 1-17 Aut quæ cogito, secundum carnem cogito
4-11 Ut et vita ejus manifestetur in carne nostra mortali
5-16 Itaque nos ex hoc neminem novimus secundum carnem
Si cognovimus secundum carnem Christum
7- 1 Mundemus nos ab omni inquinamento carnis
- 5 Nullam requiem habuit caro nostra
10- 2 Qui arbitrantur nos tanquam secundum carnem ambulemus
- 3 In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus
11-18 Quoniam mihi gloriantur secundum carnem
12- 7 Datus est mihi stimulus carnis meæ angelus Satanæ
Galat. 1-16 Continuo non acquievi carni et sanguini
2-16 Propter quod ex operibus legis non justificabitur omnis caro
-20 Quod autem vivo nunc in carne
3- 3 Sic stulti estis, ut... nunc carne consummemini?
4-13 Scitis autem quia per infirmitatem carnis evangelizavi vobis jampridem et tentationem vestram in carne mea
-23 Qui de ancilla, secundum carnem natus est
-29 Sed quomodo tunc is qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum
5-13 Tantum ne libertatem in occasionem detis carnis
-16 Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis
-17 Caro enim concupiscit adversus spiritum
Spiritus autem adversus carnem
-19 Manifesta sunt autem opera carnis
-24 Carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis
6- 8 Quoniam qui seminat in carne sua
De carne et metet corruptionem
-12 Quicumque enim volunt placere in carne
-13 Sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur
Ephes. 2- 3 Conversati sumus in desideriis carnis
Facientes voluntatem carnis, et cogitationum
-11 Propter quod memores estote, quod aliquando vos gentes in carne
Ab ea quæ dicitur circumcisio in carne
-14 Et medium parietem maceriæ solvens, inimicitias in carne sua
5-29 De carne ejus, et de ossibus
-30 Nemo enim unquam carnem suam odio habuit
-31 Et adhærebit (*homo*) uxori suæ, et erunt duo in carne una
6-12 Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem
Philip. 1-22 Quod si vivere in carne hic mihi fructus
-24 Permanere autem in carne, necessarium propter vos
3- 3 Et non in carne fiduciam habentes
- 4 Quanquam ego habeam confidentiam et in carne
Colos. 1-22 Reconciliavit in corpore carnis ejus
-24 Et adimpleo ea quæ desunt passionum Christi in carne mea
2- 1 Non viderunt faciem meam in carne
-11 Non... facta in expoliatione corporis carnis
-13 Mortui essetis in delictis et præputio carnis vestræ
-18 Frustra inflatus sensu carnis suæ
-23 Non in honore aliquo, ad saturitatem carnis
1 Tim. 3-16 Quod manifestatum est in carne
Phile. -16 Quanto autem magis tibi, et in carne et in Domino?
Hebr. 2-14 Quia ergo pueri communicaverunt carni et sanguini
5- 7 Qui in diebus carnis suæ, preces;.. ad eum qui possit salvum illum facere... offerens
9-10 Et justitiis carnis usque ad tempus correctionis impositis
-13 Sanctificat ad emundationem carnis
10-20 Viventem per velamen, id est, carnem suam

Hebr. 12- 9 Deinde patres quidem carnis nostræ eruditores
Jacob. 5- 3 Manducabit carnes vestras sicut ignis.
1 *Petr.* 1-24 Quia omnis caro ut fœnum
3-18 Mortificatus quidem carne, vivificatus a. spiritu
-21 Non carnis depositio sordium
4- 1 Christo igitur passo in carne... quia qui passus est in carne, desiit a peccatis
- 2 Quod reliquum est in carne vivat temporis
- 6 Ut judicentur...secundum homines in carne
2 *Petr.* 2-10 Magis autem eos qui post carnem in concupiscentia immunditiæ ambulant
-18 Pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos
1 *Joan.* 2-16 Quod est in mundo, concupiscentia carnis est
4- 2 Qui confitetur Jesum Christum in carnem venisse
2 *Joan.* - 7 Qui non confitentur Jesum Christum venisse in carnem
Judæ. - 7 Et abeuntes post carnem alteram
- 8 Similiter et hi carnem quidem maculant
Apoc. 17-16 Et carnes ejus manducabunt
19-18 Ut manducetis carnes regum
Et carnes tribunorum et carnes fortium
Et carnes equorum, et sedentium in ipsis
Carnes omnium liberorum et servorum
-21 Et omnes aves saturatæ sunt carnibus eorum

CARPENTARIUS. *Adject.*

Exod. 35-33 Sculpendisque lapidibus, et opere carpentario

CARPENTARIUS. *Substant.*

1 *Par.* 9-15 Bacbacar quoque carpentarius et Galal

CARPENTUM.

2 *Reg.* 12-31 Super eos ferrata carpenta
1 *Par.* 20- 3 Et ferrata carpenta transire

CARPO.

Gen. 41-18 Quæ in pastu paludis virecta carpebant
Levit. 19-10 Pauperibus et peregrinis carpenda dimittes
Num. 22- 4 Quomodo solet bos herbas usque ad radices carpere
Judic. 19-14 Et cœptum carpebant iter
Job. 8-12 Nec carpatur manu ante omnes herbas arescit

CARPUS.

Discipulus sancti Pauli, quem numerant Græci inter septuaginta et duos Jesu Christi Discipulos. Apud ipsum mansit Apostolus Gentium omni tempore quod degit Troade, cum Spiritus sanctus prohibuisset ne Evangelium ultra annuntiaret in Asia. Quando S. Paulus in Macedoniam profectus est, apud Carpum reliquit Troade penulam, libros et membranas, id est, scripta manu sua exarata, quæ omnia rogat ut sibi veniens afferat Timotheus, anno J. Ch. 64. Carpus ordinatus est Ephesiorum episcopus a S. Paulo. Eumdem credunt Græci episcopum Berææ. Martyrologium Romanum festivitatem illius ad diem decimum tertium Octobris refert.

2 *Tim.* 4-13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum

CARRUCÆ.

Isai. 66-20 Adducent o. fratres...in mulis et in carrucis

CARRUM.

Eccli. 33- 5 Præcordia fatui quasi rota carri

CARTALLUS.

Deut. 26- 2 Tolles... primitias, et pones in cartallo
- 4 Suscipiens sacerdos cartallum
Jerem. 6- 9 Quasi vindemiator ad cartallum

CARTHA.

Urbs in tribu Zabulon, quam dedit Josue Levitis filiis Merari.

Josue. 21-34 Data est de tribu Zabulon... Cartha

CARTHAGINENSES.

Carthago in Africa celebris valde est urbs, filia et colonia Tyri; ideo frequens erat commercium inter has duas urbes.

Ezech. 27-12 Carthaginenses negotiatores tui

CARTHAN.

Urbs confugii in tribu Nephthali quam dedit Josue Levitis filiis Gerson.

Josue. 21-32 Carthan cum suburbanis suis, civit. tres.

CARTILAGO.

Job. 40-13 Cartilago illius quasi laminæ ferreæ

CASA.

Sap. 11- 2 Et in locis desertis fixerunt casas.

CASAIA.

Levites, pater Ethan, de familia Merari.

1 *Par.* 15-17 De filiis vero Merari...Ethan filium Casaiæ

CASALOTH.

Urbs in tribu Issachar.

Josue. 19-18 Jezraël et Casaloth, et Sunem.

CASBON.

Urbs in tribu Gad, ad Orientem.

1 *Mac.* 5-36 Inde perrexit, et cepit Casbon et Mageth

CASED.

Filius quartus Nachor et Melchæ; a quo orti sunt Chaldæi.

Gen. 22-22 Cased et Azau, Pheldas

CASEUS.

1 *Reg.* 17-18 Decem formellas casei has deferes
Judith. 10- 5 Imposuit... panes, caseum, et profecta est.
Job. 10-10 Nonne... sicut caseum me coagulasti?

CASIA.

Exod. 30-24 Casiæ autem quingentos siclos
Psal. 44- 9 Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis

CASIS. *In tribu Benjamin.*

Josue. 18-21 Beth-Hagla, et Vallis Casis

CASLEU.

Mensis nonus est Hebræorum, in quo publice a Deo rogabant pluvias novas et gratias Domino reddebant et sacrificia offerebant ob idola ab Asmonæis diruta, ob mortem Herodis quoque. Respondet fere Novembri nostro.

2 *Esdr.* 1- 1 Factum est in mense Casleu
Zach. 7- 1 In quarta mensis noni qui est Casleu
1 *Mac.* 1-57 Die quintadecima mensis Casleu
4-52 Mensis noni hic est mensis Casleu
-59 A quinta et vigesima die mensis Casleu
2 *Mac.* 1- 9 Et nunc frequentate dies scenopegiæ mensis Casleu
-18 Quinta et vigesima die mensis Casleu
10- 5 Vigesima quinta mensis qui fuit Casleu

CASLUIM, *vel* CHASLUIM.

Filius sextus fuit Mesraim. Ab eo orti sunt Caphtorim, Philisthiim cum quibus fuit Judæis perpetuum bellum et Chasluim qui in finitimis Ægypti sedes collocaverunt.

Gen. 10-14 Petrusim et Chasluim; de quibus egressi
1 *Par.* 1-12 Casluim, de quibus egressi sunt Philisthiim

CASPHIN.

Urbs Judææ quæ habitabatur a turbis promiscuarum gentium, quæ Judam maledictis lacessebant, blasphemantes. Machabæus autem, invocato magno mundi Principe, irruit in hanc civitatem, qua capta, innumerabiles cædes fecit, ita ut adjacens stagnum stadiorum duorum latitudinis, sanguine interfectorum fluere videretur.

2 *Mac.* 12-13 Aggressus est... civ... cui nomen Casphin

CASPHOR.

Urbs eadem est atque Casbon trans Jordanem.

1 *Mac.* 5-26 Comprehensi... in Alimis et in Casphor

CASSIA.

Secunda est filia Job. Quod nomen est odorati fruticis.

Job. 42-14 Vocavit... et nomen secundæ Cassiam

CASSIDILE.

Tobiæ. 8- 2 Protulit de cassidili suo partem jecoris

CASSIS.

1 *Reg.* 17- 5 Et cassis ærea super caput ejus.

CASSUS.

Deut. 32-47 Quia non in cassum præcepta sunt vobis
1 *Reg.* 19-10 Lancea autem casso vulnere perlata est
Eccle. 2-26 Hoc vanitas est et cassa sollicitudo mentis
Ezech. 12-24 Non erit enim ultra omnis visio cassa
13- 7 Numquid non visionem cassam vidistis?

CASTELLUM.

Gen. 25-16 Hæc nomina per castella et oppida eorum
Num. 31-10 Viculos et castella flamma consumpsit
2 *Par.* 27- 4 Ædificavit... et in saltibus castella
Judith. 2-12 Ascenditque omnia castella eorum
1 *Mac.* 7-46 Exierunt de omnibus castellis Judææ
2 *Mac.* 8- 1 Introibant latenter in castella
- 6 Et superveniens castellis et civitatibus improvisus
14-16 Convenerunt q. ad castellum Dessau
Matth. 9-35 Circuibat Jesus omnes civitates et castella
10-11 In quamcumq. autem civitatem aut castellum intraveritis
14-15 Ut euntes in castella emant sibi escas
21- 2 Dicens eis: Ite in castellum quod contra vos
Marc. 6- 6 Et circuibat castella in circuitu docens
8-27 Egressus est... in castella Cæsareæ Philippi
11- 2 Ite in castellum quod contra vos est
Luc. 5-17 Qui venerant ex omni castello Galilææ
8- 1 Ipse iter faciebat per civitates et castella
9- 6 Egressi autem circuibant per castella
-12 Ut euntes in castella villasq. quæ circa sunt
-56 Et abierunt in aliud castellum
10-38 Ipse intravit in quoddam castellum
13-22 Et ibat per civitates et castella docens
17-12 Et cum ingrederetur quoddam castellum
19-30 Ite in castellum quod contra vos est
24-13 Ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum
-28 Et appropinquaverunt castello quo ibant
Joan. 7-42 De Bethlehem castello ubi erat David, venit Christus
11- 1 Lazarus.., de castello Mariæ, et Marthæ
-30 Nondum enim venerat Jesus in castellum

CASTIFICANS.

1 *Petr.* 1-22 Animas vestras castificantes in obedientia

CASTIGATIO.

Psal. 72-14 Et castigatio mea in matutinis
Jerem. 30-14 Percussi te castigatione crudeli,
1 *Mac.* 2-49 Nunc confortata est superbia et castigatio.

CASTIGO.

Tobiæ. 11-17 Benedico te... quia tu castigasti me
13- 5 Ipse castigavit nos propter iniquitates
-11 Castigavit te Dominus in operibus manuum
Psal. 117-18 Castigans castigavit me Dominus
Jerem. 30-11 Sed castigabo te in judicio
31-18 Castigasti me, et eruditus sum,
46-28 Non consumam, sed castigabo te in judicio
1 *Cor.* 9-27 Castigo corpus meum et in servitutem redigo
2 *Cor.* 6- 9 Vivimus, ut castigati, et non mortificati
Hebr. 12- 6 Quem enim diligit Dominus castigat
Apoc. 3-19 Ego quos amo, arguo, et castigo.

CASTITAS.

Judith. 15-11 Et confortatum est cor tuum, eo quod castitatem amaveris:
16-26 Erat etiam virtuti castitas adjuncta,
1 *Mac.* 14-36 Et inferebant plagam magnam castitati.
Act. 24-25 Disputante a. illo de justitia et castitate,
2 *Cor.* 6- 6 In castitate, in scientia, in longanimitate,
Galat. 5-23 Fides, modestia, continentia, castitas.
1 *Tim.* 2- 2 Vitam agamus, in omni pietate et castitate.
3- 4 Filios habentem subditos cum omni castitate.
4-12 In charitate, in fide, in castitate.
5- 2 Juvenculas ut sorores in omni castitate.

CASTORES.

Nomen est cujusdam navis cujus erat insigne Castorum, græce Διοσκόρων *Castoris et Pollucis, qui ita dicebantur quod filii Jovis censerentur, et navigantibus favere crederentur.*

Act. 28-11 In insula hyemaverat, cui erat insigne Castorum.

CASTRA.

Gen. 32- 2 Quos cum vidisset, ait: Castra Dei sunt hæc:
-21 Ipse vero mansit nocte illa in castris,
Exod. 14- 2 In conspectu ejus castra ponetis super mare:
- 9 Repererunt eos in castris super mare:
-19 Tollensque se Angelus Dei, qui præcedebat castra Israël,
-20 Stetit inter castra Ægyptiorum et castra Israël.
-24 Et ecce respiciens D. super castra Ægyptiorum,
16-13 Et ascendens coturnix, cooperuit castra: Mane quoque ros jacuit per circuitum castrorum.
19-16 Et timuit populus qui erat in castris;
-17 Cumq. eduxisset eos Moyses in occursum Dei de loco castrorum
29-14 Vituli et coriam et fimum combures foris extra castra

Exod. 32-17 Ululatus pugnæ auditur in castris
-19 Cumque appropinquasset ad castra, vidit vitulum
-26 Et stans in porta castrorum, ait
-27 Et redite de porta usque ad portam per medium castrorum
33- 7 Tabernaculum tetendit extra castra procul
-11 Cumque ille reverteretur in castra
Levit. 4-12 Efferet extra castra in locum mundum
-21 Ipsum autem vitulum efferet extra castra,
6-11 Efferet eos extra castra
8-17 Vitulum cum pelle et carnibus et fimo, cremans extra castra
9-11 Carnes vero et pellem ejus extra castra combussit igni
10- 4 Et tollite fratres vestros... et asportate extra castra
13-46 Solus habitabit extra castra
14- 3 Qui egressus de castris, cum invenerit lepram esse mundatam
- 8 Purificatusque ingredietur castra
16-26 Lavabit vestimenta... et sic ingredietur in castra
-27 Vitulum a. et hircum... asportabunt foras castra
-28 Lavabit vestimenta... et sic ingredietur in castra
17- 3 Si occiderit bovem aut ovem sive capram in castris vel extra castra
24-10 Jurgatus est in castris cum viro Israëlita
-14 Dicens : Educ blasphemum extra castra
-23 Et eduxerunt eum qui blasphemaverat, extra castra
Num. 1-51 Cum castrametandum (*fuerit*), erigent
-52 Metabuntur autem castra filii Israël
2- 9 Universi qui in castris Judæ annumerati sunt
-10 In castris filiorum Ruben ad meridianam plagam
-16 Omnes qui recensiti sunt in castris Ruben
-18 Ad occidentalem plagam erunt castra filiorum Ephraïm
-24 Omnes qui numerati sunt in castris Ephraïm
-31 Omnes qui numerati sunt in castris Dan
4- 5 Ingredientur Aaron et filii ejus, quando movenda sunt castra
-15 Omnia vasa ejus in commotione castrorum
5- 2 Ut ejiciant de castris omnem leprosum
- 3 Tam masculum quam fœminam ejicite de castris
- 4 Et ejecerunt eos extra castra
9-22 Statim autem ut recessisset movebant castra
10- 2 Quando movenda sunt castra
- 5 Movebunt castra primi qui sunt ad orientalem plagam
-13 Moveruntque castra primi
-22 Moverunt castra, et filii Ephraïm per turmas suas
-25 Novissimi castrorum omnium profecti sunt filii Dan
-28 Hæc sunt castra et profectiones filiorum Israël
-31 Tu enim nosti in quibus locis... castra ponere debeamus
-33 Per tres dies providens castrorum locum
11- 1 Ignis Domini devoravit extremam castrorum partem
- 9 Cumq. descenderet nocte super castra ros
-26 Remanserunt autem in castris duo viri
-27 Cumque prophetarent in castris, cucurrit puer
-30 Reversusque est Moyses et majores natu Israël in castra
-31 Coturnices detulit et demisit in castra
Ex omni parte castrorum per circuitum
-32 Et siccaverunt eas per gyrum castrorum
12-14 Separetur septem diebus extra castra
-15 Exclusa est itaque Maria extra castra septem diebus
14-25 Cras movete castra, et revertimini in solitudinem
-44 Non recesserunt de castris
15-35 Obruat eum lapidibus omnis turba extra castra
19- 3 Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti qui eductam extra castra immolabit
- 7 Lotis vestibus et corpore suo ingredietur in castra
- 9 Colliget a. vir mundus cineres vaccæ, et effundet eos extra castra
20-22 Cumque castra movissent de Cades
31-12 Reliqua autem utensilia portaverunt ad castra

Num. 31-13 Egressi sunt a. Moyses et Eleazar... in occursum eorum extra castra
-19 Et manete extra castra septem diebus
-24 Purificati postea castra intrabitis
33- 2 Quas descripsit Moyses juxta castrorum loca
Deut. 2-14 Donec consumeretur omnis generatio hominum bellatorum de castris
-15 Ut interirent de castrorum medio
10- 6 Filii a. Israel moverunt castra ex Beroth
23-10 Qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra castra
-11 Et post solis occasum regredietur in castra
-12 Habebis locum extra castra, ad quem egrediaris
-14 Dominus enim tuus ambulat in medio castrorum
Et sint castra tua sancta
29-11 Qui tecum moratur in castris
Josue. 1-10 Transite per medium castrorum, et imperate populo
3- 1 Igitur Josuë de nocte consurgens movit castra
- 2 Transierunt præcones per castrorum medium
4- 3 Lapides, quos ponetis in loco castrorum
5- 8 Manserunt in eodem castrorum loco, donec sanarentur
6-11 Et reversa in castra, mansit ibi
-14 Circuierunt civitatem secundo die semel, et reversi sunt in castra
-18 Et omnia castra Israël sub peccato sint
-23 Et extra castra Israël manere fecerunt
9- 6 Perrexeruntq. ad Josuë, qui.. morabatur in castris Galgalæ
-17 Moveruntque castra filii Israël
10- 6 Miserunt ad Josuë qui tunc morabatur in castris apud Galgalam
-15 Reversusque est Josuë cum omni Israël in castra Galgalæ
-21 Ad Josuë in Maceda ubi tunc erant castra
-43 Reversusq. est cum omni Israël ad locum castrorum in Galgala
18- 9 Reversique sunt ad Josuë in castra Silo
Judic. 7- 1 Erant autem castra Madian in valle ad sept.
- 8 Castra autem Madian erant subter in valle
- 9 Surge, et descende in castra; quia tradidi eos
-11 Et securior ad hostium castra descendes
Descendit ergo ipse... in partem castrorum
-13 Videbatur mihi... in castra Madian descendere
-14 Tradidit e. Dominus... omnia castra (*Madian*)
-15 Adoravit; et reversus est ad castra Israël
Tradidit e. Dominus in manus nostras castra Madian
-17 Ingrediar partem castrorum
-18 Vos quoque per castrorum circuitum clangite
-19 Ingressusq. est Gedeon... in partem castrorum
-20 Cumq. per gyrum castrorum in tribus pers.
-21 Stantes singuli in loco suo per circuitum castrorum hostilium. Omnia itaque castra turbata sunt
-22 Immisitq. Dominus gladium in om. castris
8-11 Ascendensque Gedeon... percussit castra hostium
13-25 Cœpitq. spiritus Domini esse cum eo in castris Dan inter Saraa et Esthaol.
18-12 Qui locus, ex eo tempore, castrorum Dan nomen accepit
21-12 Et adduxerunt eas ad castra in Silo
1 Reg. 4- 3 Et reversus est populus ad castra
- 5 Cumque venisset arca fœderis Domini in castra
- 6 Quænam est hæc vox clamoris magni in castris Hebræorum ?
Et cognoverunt quod arca Domini venisset in castra
- 7 Timueruntque Philisthiim dicentes : Venit Deus in castra
11-11 Et ingressus est media castra in vigilia matutina
13-17 Et egressi sunt ad prædandum de castris Philisthinorum tres cunei
14-15 Et factum est miraculum in castris
-19 Tumultus magnus exortus est in castris Philisthinorum
-21 Ascenderantque cum eis in castris
17- 4 Et egressus est vir spurius de castris Philisthinorum
-17 Et curre in castra ad fratres tuos
-23 Goliath nomine, Philisthæus, de Geth, de castris Philisthinorum

1 Reg. 17-46 Et dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie volatilibus cœli
-53 Et revertentes... invaserunt castra eorum
26- 6 Quis descendet mecum ad Saül in castra ?
28- 1 Quoniam mecum egredieris in castris tu
- 5 Et vidit Saül castra Philisthiim, et timuit
-19 Sed et castra Israël tradet Dominus in manus Philisthiim
29- 6 Et exitus tuus et introitus tuus mecum est in castris
2 Reg. 1- 2 Apparuit homo veniens de castris Saül
- 3 Qui ait ad eum : De castris Israël fugi
2- 8 Tulit Isboseth filium Saül, et circumduxit eum per castra
-12 Egressusq... Abner... de castris in Gabaon
-29 Et lustrata omni Bethoron, venerunt ad castra
5-24 Egredietur Dominus... ut percutiat castra Philisthiim
17-24 David autem venit in castra, et Absalom transivit Jordanem
-27 Cumque venisset David in castra
19-32 Præbuit alimenta regi, cum moraretur in castris
23-13 Castra autem Philisthinorum erant posita in valle Gigantum
-16 Irruperunt ergo tres fortes castra Philisthinorum
3 Reg. 2- 8 Maledixit mihi... quando ibam ad castra
16-16 Erat princeps militiæ super Israël in die illa in castris
20-27 Castraque metati sunt contra eos
4 Reg. 3-24 Perrexeruntque in castra Israël
7- 4 Venite ergo, et transfugiamus ad castra Syriæ
- 5 Surrexerunt... ut venirent ad castra Syriæ
Cumque venissent ad principium castrorum Syriæ
- 6 Sonitum audiri fecerat in castris Syriæ
- 7 Dereliquerunt... equos et asinos in castris
- 8 Cum venissent leprosi illi ad principium castrorum
-10 Ivimus ad castra Syriæ
-12 Et idcirco egressi sunt de castris
-14 Misitque rex in castra Syrorum
-16 Et egressus populus diripuit castra Syriæ
19-35 Venit Angelus Domini et percussit in castris Assyriorum
1 Par. 9-19 Castrorum Domini custodientes introitum.
11-18 Per media castra Philisthinorum perrexerunt
14-15 Egressus est enim Deus ante te ut percutiat castra Philisthiim
-16 Et percussit castra Philisthinorum
2 Par. 22- 1 Interfecerant latrones Arabum, qui irruerant in castra
31- 2 Ut... canerentque in portis castrorum Domini
Judith. 9- 6 Respice castra Assyriorum nunc
Sicut tunc castra Ægyptiorum videre dignatus es
- 7 Sed aspexisti super castra eorum
13-12 Et exierunt duæ... et transierunt castra
14-18 Et factus est clamor incomparabilis in medio castrorum eorum
15- 7 Ingressi sunt castra Assyriorum
16- 4 Qui posuit castra sua in medio populi sui
-13 Tunc ululaverunt castra Assyriorum
Psal. 26- 3 Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum
77-28 Et ceciderunt in medio castrorum eorum
105-16 Irritaverunt Moysen in castris
Cant. 6- 3 Terribilis ut castrorum acies ordinata
- 9 Terribilis ut castrorum acies ordinata
7- 1 Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum ?
Sap. 19- 7 Nam nubes castra eorum obumbrabat
Eccli. 43- 9 Vas castrorum in excelsis
48-24 Dejecit castra Assyriorum, et contrivit illos Angelus Domini
Isai. 37-36 Et percussit in castris Assyriorum centum octoginta quinque millia
Ezech. 1-24 Quasi sonus erat multitudinis ut sonus castrorum
4- 2 Dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro
Joel. 2-11 Quia multa sunt nimis castra ejus
Amos. 4-10 Et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras
Zach. 14-15 Et sic erit ruina...et omnium jumentorum, quæ fuerint in castris illis
1 Mac. 3- 3 Et protegebat castra gladio suo
-15 Et ascenderunt cum eo castra impiorum
-27 Misit, et congregavit... castra fortia valde

1 *Mac.* 3-41 Et venerunt in castra, ut acciperent filios Israël in servos
-57 Et moverunt castra et collocaverunt ad Austrum Emmaüm
4- 1 Et moverunt castra nocte
- 2 Ut applicarent ad castra Judæorum
- 4 Adhuc e. dispersus erat exercitus a castris
- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu
- 7 Et viderunt castra Gentium valida
-13 Et exierunt de castris in prælium
-20 In fugam conversi sunt sui, et succenderunt castra
-23 Et Judas reversus est ad spolia castrorum
-29 Et venerunt in Judæam et castra posuerunt in Bethoron
-30 Et tradidisti castra alienigenarum in manu Jonathæ
5-34 Cognoverunt castra Timothei, quia Machabæus est
-37 Castra posuit contra Raphon trans torrentem
-39 Castra posuerunt trans torrentem
-41 Si vero... et posuerit castra extra flumen
-49 Et præcepit Judas prædicare in castris
-66 Et movit castra ut iret in terram alienigenarum
6- 5 Quia fugata sunt castra, quæ erant in terra Juda
- 6 Spoliis multis, quæ ceperunt de castris
-32 Et movit castra ad Bethzacharam contra castra regis
-48 Castra autem regis ascenderunt contra eos in Jerusalem, et applicuerunt castra regis ad Judæam
-51 Et convertit castra ad locum sanctificationis
7-19 Et movit Bacchides castra ab Jerusalem
-39 Et castra applicuit ad Bethoron
-43 Contrita sunt castra Nicanoris, et cecidit ipse
9- 2 Et castra posuerunt in Masaloth, quæ est in Arbellis:
- 5 Judas posuerat castra in Laïsa
- 6 Et multi subtraxerunt se de castris
-11 Et movit exercitus de castris, et steterunt illis obviam
-64 Et venit, et castra posuit desuper Bethbessen
10-48 Et admovit castra contra Demetrium
-53 Et contritus est ipse et castra ejus a nobis
-75 Et applicuerunt castra in Joppen
-79 Et reliquit Apollonius in castris mille equites
-80 Et circuierunt castra ejus, et jecerunt jacula
-86 Et movit inde Jonathas castra
11-18 Perierunt ab his qui erant intra castra
-67 Jonathas et castra ejus applicuerunt ad aquam Genesar
-68 Et ecce castra alienigenarum occurrebant in campo
-73 Et insequebantur cum eo omnes usque Cades ad castra sua
12-26 Et misit speculatores in castra eorum
-27 Posuit custodes per circuitum castrorum
-28 Et accenderunt focos in castris suis
13-20 Simon et castra ejus ambulabant per omnem locum
-43 Circumdedit eam castris, et fecit machinas
14- 3 Et abiit, et percussit castra Demetrii
15-25 Antiochus autem rex applicuit castra in Doram
-39 Et mandavit illi movere castra
16- 6 Admovit castra contra faciem eorum ipse
- 8 Et in fugam conversus est Cendebæus et castra ejus
2 *Mac.* 13-15 In castris interfecit viros quatuor millia
-16 Metu ac perturbatione hostium castra replentes
-19 Et Bethsuræ... castra admovebat
15-22 Et interfecisti de castris Sennacherib centum octoginta quinque millia
Act. 21-34 Jussit duci eum in castra
-37 Et cum cœpisset induci in castra Paulus
22-24 Jussit tribunus induci eum in castra
23-10 Jussit milites descendere... ac deducere eum in castra
-16 Venit, et intravit in castra, nuntiavitque Paulo
-32 Et postera die... reversi sunt ad castra
Hebr. 11-34 Fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterorum
13-11 Horum corpora cremantur extra castra
-13 Exeamus igitur ad eum extra castra
Apoc. 20- 8 Circuierunt castra Sanctorum, et civitatem dilectam

CASTRAMETOR.

Exod. 13-20 Profectique de Socoth castrametati sunt in Etham
14- 2 Reversi castrametentur e regione Phihahiroth
15-27 Venerunt autem in Elim filii Israël... et castrametati sunt juxta aquas
17- 1 Castrametati sunt in Raphidim
18- 5 Ad Moysen, in desertum ubi erat castrametatus
19- 2 Castrametati sunt in eodem loco
Num. 2- 2 Castrametabuntur filii Israël per gyrum tabernaculi fœderis
- 5 Juxta eum castrametati sunt de tribu Issachar
-12 Juxta eum castrametati sunt de tribu Simeon
-25 Ad Aquilonis partem castrametati sunt filii Dan.
-34 Castrametati sunt per turmas suas
3-29 Castrametabuntur ad meridianam plagam
-35 In plaga septentrionali castrametabuntur
-38 Castrametabuntur ante tabernaculum fœderis
9-17 Et in loco ubi stetisset nubes, ibi castrametabuntur
21-10 Profectique filii Israël castrametati sunt in Oboth
-13 Quem relinquentes castrametati sunt contra Arnon
22- 1 Profectique castrametati sunt in campestribus Moab,
33- 5 Castrametati in Soccoth
- 7 Et castrametati sunt ante Magdalam
- 8 Castrametati sunt in Mara
- 9 In Elim... castrametati sunt
-11 Castrametati sunt in deserto Sin
-13 De Daphca, castrametati sunt in Alus
-15 De Raphidim castrametati sunt in deserto Sinai
-17 De Sepulcris.. castrametati sunt in Haseroth
-19 De Rethma, castrametati sunt in Rhemmomphares
-21 De Lebna castrametati sunt in Ressa
-23 Castrametati sunt in monte Sepher
-25 Castrametati sunt in Marceloth
-27 De Thahath, castrametati sunt in Thare
-29 De Methca, castrametati sunt in Hesmona
-31 De Moseroth, castrametati sunt in Benejaacan
-33 Castrametati sunt in Jetebatha
-35 De Hebrona, castrametati sunt in Asiongaber
-37 De Cades, castrametati sunt in monte Hor
-41 De monte Hor, castrametati sunt in Salmona
-43 De Phunon, castrametati sunt in Oboth
-46 Castrametati sunt in Helmondeblathaïm
-49 Ibique castrametati sunt de Bethsimoth
Deut. 10- 7 Castrametati sunt in Jetebata,
Josue. 4- 8 Usque ad locum in quo castrametati sunt,
-19 Et castrametati sunt in Galgalis
10- 5 Et castrametati sunt circa Gabaon, oppugnantes eam.
Judic. 6-33 Et transeuntes Jordanem, castrametati sunt in valle Jezraël.
10-17 Contra quos congregati filii Israël, in Maspha castrametati sunt
11-18 Et castrametatus est trans Arnon,
15- 9 Castrametati sunt in loco, qui postea vocatus est Lechi;
20-19 Castrametati sunt juxta Gabaa.
1 *Reg.* 4- 1 Et castrametatus est juxta lapidem Adjutorii:
13- 5 Et ascendentes castrametati sunt in Machmas,
26- 3 Et castrametatus est Saül in Gabaa Hachila
28- 4 Et venerunt et castrametati sunt in Sunam
29- 1 Sed et Israël castrametatus est super fontem
2 *Reg.* 17-26 Et castrametatus est Israël cum Absalom in terra Galaad
1 *Par.* 11-15 Quando Philisthiim fuerant castrametati in valle Raphaïm
19- 7 Castrametati sunt e regione Medaba

CASTRO.

Matth. 19-12 Et sunt eunuchi qui se ipsos castraverunt

CASTRUM.

1 *Esdr.* 6- 2 Et inventum est in Ecbatanis, quod est castrum in Medena provincia
2 *Esdr.* 1- 1 Et ego eram in Susis castro
Dan. 8- 2 Cum essem in Susis castro quod est in Ælam regione

CASTUS, A, UM.

Psal. 11- 7 Eloquia Domini eloquia casta
Sap. 4- 1 Quam pulchra est casta generatio cum claritate
2 *Cor.* 11- 2 Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo
1 *Tim.* 5-22 Te ipsum castum custodi
Tit. 2- 5 Prudentes, castas, sobrias, domus curam habentes
1 *Petr.* 3- 2 Considerantes in timore castam conversationem vestram

CASULA.

Eccli. 14-25 Statuet casulam suam ad manus illius
Et requiescent in casula illius bona per ævum
Hebr. 11- 9 In casulis habitando cum Isaac et Jacob

CASUS.

1 *Reg.* 6- 9 Nequaquam manus ejus tetigit nos, sed casu accidit
2 *Reg.* 1- 6 Casu veni in montem Gelboë
3 *Reg.* 22-34 Et casu percussit regem Israël inter pulmonem et stomachum
Eccle. 9-11 Et vidi sub sole, nec velocium esse cursum... tempus casumque in omnibus
Eccli. 3-34 In tempore casus sui inveniet firmamentum
4-27 Ne reverearis proximum tuum in casu suo
11-32 Sicut prospector videns casum proximi sui
20-20 Sic casus malorum festinanter veniet
23- 9 Jurationi non assuescas os tuum, multi enim casus in illa
27-32 Laq. peribunt qui oblectantur casu justorum
28-30 Et sit casus tuus insanabilis in mortem
31- 6 Multi dati sunt in auri casus
34-20 Deprecatio offensionis et adjutorium casus
Baruc. 4-33 Sicut enim gavisa est in ruina tua, et lætata est in casu tuo
Ezech. 26-16 Et attoniti super repentino casu tuo admirabuntur
2 *Mac.* 6-12 Ne abhorrescant propter adversos casus
14-44 Quibus velociter locum dantibus casui ejus

CATA.

Κατά *græca vox est quæ significat* secundum *vel* per; *ibi ergo dicere vult quotidie, per singula mane.*

Ezech. 46-14 Et faciet sacrificium super eo cata mane
-15 Faciet agnum, et sacrificium et oleum cata mane mane

CATACLYSMUS.

Eccli. 39-28 Quomodo cataclysmus aridam inebriavit
40-10 Et propter eos factus est cataclysmus

CATAPLASMO.

Isai. 38-21 Et jussit Isaïas ut... et cataplasmarent super vulnus,

CATARACTÆ.

Gen. 7-11 Et cataractæ cœli apertæ sunt
8- 2 Et clausi sunt fontes abyssi et cataractæ cœli
4 *Reg.* 7- 2 Si Dominus fecerit etiam cataractas in cœlo
-19 Etiamsi Dominus fecerit cataractas in cœlo
Psal. 41- 8 Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum
Isai. 24-18 Quia cataractæ de excelsis apertæ sunt
Malac. 3-10 Si non aperuero vobis cataractas cœli

CATECHIZO.

Galat. 6- 6 Communicet autem is qui catechizatur verbo, ei qui se catechizat, in omnibus bonis

CATELLI.

Matth. 15-27 Nam et catelli edunt de micis quæ cadunt de mensa
Marc. 7-28 Catelli comedunt sub mensa de micis puerorum

CATENA.

Exod. 28-22 Facies... catenas sibi invicem cohærentes
-24 Catenasque aureas junges annulis
-25 Et ipsarum catenarum extrema duobus copulabis uncinis
39-17 E quibus penderent duæ catenæ aureæ
Levit. 26-13 Confregi catenas cervicum vestrarum
Judic. 16-21 Et duxerunt Gazam vinctum catenis
3 *Reg.* 7-17 Et quasi in modum retis et catenarum
4 *Reg.* 25- 7 Vinxitque eum catenis, et adduxit in Babylonem
2 *Par.* 33-11 Vinctum catenis atq. compedibus duxerunt
36- 6 Et vinctum catenis duxit in Babylonem
Job. 36- 8 Et si fuerint in catenis, et vinciantur
Eccle. 4-14 Quod de carcere catenisque interdum quis egrediatur

Sap. 17-17 Una enim catena tenebrarum omnes erant colligati
Isai. 58- 9 Si abstuleris de medio tui catenam
Jerem. 27- 2 Fac tibi vincula, et catenas
28-10 Et tulit Hananias... catenam de collo Jeremiæ
-12 Postquam confregit Hananias propheta catenam
-13 Hæc dicit Dom.:Catenas ligneas confregisti
Et facies pro eis catenas ferreas
40- 1 Quando tulit eum vinctum catenis
- 4 Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenis
Ezech. 19- 4 Et adduxerunt eum in catenis in terram Ægypti
- 9 In catenis adduxerunt eum ad regem
34-27 Cum contrivero catenas jugi eorum
Marc. 5- 3 Et neque catenis jam quisquam poterat eum ligare
- 4 Quoniam sæpe compedibus et catenis vinctus dirupisset catenas
Luc. 8-29 Vinciebatur catenis et compedibus
Act. 12- 6 Inter duos milites vinctus catenis duabus
- 7 Et ceciderunt catenæ de manibus ejus
21-33 Et jussit eum alligari catenis duabus
28-20 Catena hac circumdatus sum
Ephes. 6-20 Pro quo legatione fungor in catena
2 Tim. 1-16 Me refrigeravit, et catenam meam non erubuit
Apoc. 20- 1 Vidi Angelum.... habentem.... catenam magnam in manu

CATENULA.

Exod. 28-14 Et duas catenulas ex auro purissimo
39-15 Fecerunt in rationali et catenulas
2 Par. 3- 5 Sculpsitq. in ea palmas et quasi catenulas
-16 Necnon et quasi catenulas in oraculo
Malogranata etiam... quæ catenulis interposuit

CATERVA.

Exod. 35- 4 Et ait Moyses ad omnem catervam filiorum

CATETH. *Urbs in tribu Zabulon.*

Josue. 19-15 Cateth et Naalol, et Semeron

CATHEDRA.

1 Reg. 20-25 Cumq. sedisset rex super cathedram suam
2 Reg. 23- 8 Sedens in cathedra sapientissimus princeps
Job. 29- 7 Et in platea parabant cathedram mihi?
Psal. 1- 1 Et in cathedra pestilentiæ non sedit
106-32 Et in cathedra seniorum laudent eum
Eccli. 7- 4 Noli quærere .. a rege cathedram honoris
12-12 Ne forte... inquirat cathedram tuam
Ezech. 28- 2 Et in cathedra Dei sedi in corde maris
Matth. 21-12 Et cathedras vendentium columbas evertit
23- 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribæ
- 6 Amant autem... primas cathedras in synagogis
Marc. 11-15 Et cathedras vendentium columbas evertit
12-39 In primis cathedris sedere in synagogis
Luc. 11-43 Quia diligitis primas cathedras in synagogis
20-46 Et amant... primas cathedras in synagogis

CATINUS.

Marc. 14-20 Qui intingit mecum manum in catino
Luc. 11-39 Quod deforis est calicis et catini, mundatis

CATTÆ.

Baruc. 6-21 Et aves etiam similiter et cattæ

CATULUS.

Gen. 49- 9 Catulus leonis Juda
Deut. 33-22 Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan.
Judic. 14- 5 Apparuit catulus leonis sævus
2 Reg. 17- 8 Si ursa raptis catulis in saltu sæviat
Job. 4-10 Et dentes catulorum leonum contriti sunt.
-11 Et catuli leonis dissipati sunt
38-39 Numquid... animam catulorum ejus implebis?
Psal. 16-12 Et sicut catulus leonis habitans in abditis
56- 5 Et eripuit animam meam de medio catulorum leonum
103-21 Catuli leonum rugientes, ut rapiant
Isai. 5-29 Rugiet ut catuli leonum
11- 7 Simul requiescent catuli eorum
31- 4 Quomodo si rugiat leo, et catulus leonis
34-15 Et enutrivit catulos, et circumfodit
Jerem. 51-38 Excutient comas veluti catuli leonum
Thren. 4- 3 Sed et lamiæ... lactaverunt catulos suos
Ezech. 19- 2 In medio leunculorum enutrivit catulos s.
Osee. 5-14 Et quasi catulus leonis domui Juda
13- 8 Occurram eis quasi ursa raptis catulis
Joel. 1- 6 Et molares ejus ut catuli leonis
Amos. 3- 4 Numquid dabit catulus leonis vocem
Mich. 5- 8 Et quasi catulus leonis in gregibus
Nahum 2-11 Ubi est.. et pascua catulorum leonum?
Nahum. 2-11 Catulus leonis, et non est qui exterreat
-12 Leo cepit sufficienter catulis suis
1 Mac. 3- 4 Et sicut catulus leonis rugiens in venatione

CAUDA.

Insula parva est Cretæ, Melitæ vicina.

Act. 27-16 In insulam..decurrentes quæ vocatur Cauda

CAUDA. *Substant.*

Exod. 4- 4 Extende manum tuam, et apprehende caudam ejus
29-22 Tolles adipem de ariete, et caudam
Levit. 3- 9 Et offerent... adipem et caudam totam
7- 3 Offerent ex ea caudam et adipem
8-25 Adipem vero et caudam... separavit
9-19 Adipem autem bovis, et caudam arietis (*posuerunt*)
22-23 Bovem et ovem, aure et cauda amputatis, voluntarie offerre potes
Deut. 28-13 Constituet te Dominus in caput... non in caudam
-44 Ipse erit in caput, et tu eris in caudam
Judic. 15- 4 Cepit trecentas vulpes caudasque earum junxit ad caudas
Tobiæ. 11- 9 Blandimento suæ caudæ gaudebat
Job. 40-12 Stringit caudam suam quasi cedrum
Isai. 7- 4 Et cor tuum non formidet a duabus caudis titionum
9-14 Et disperdet Dominus ab Israël caput et caudam
-15 Et propheta, docens mendacium ipse est cauda
19-15 Et non erit Ægypto opus, quod faciat caput et caudam
Apoc. 9-10 Et habebant caudas similes scorpionum
Et aculei erant in caudis earum
-19 Potestas enim equorum in ore eorum est et in caudis eorum
Nam caudæ eorum similes serpentibus
12- 4 Et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum

CAULÆ.

Gen. 29- 7 Nec est tempus ut reducantur ad caulas greges
Num. 32-16 Caulas ovium fabricabim. et stabula
-24 Ædificate... caulas et stabula ovibus
-36 (*Extruxerunt*) caulas pecoribus suis
Deut. 28- 4 Benedict... et caulæ ovium tuarum
1 Reg. 24- 4 Et venit ad caulas ovium
2 Par. 14-15 Sed et caulas ovium destruentes, tulerunt
32-28 Præsepia om. jum. caulasque pecorum
Isai. 65-10 Et erunt campestria in caulas gregum
Ezech. 25- 4 Collocabunt caulas suas in te
Mich. 2-12 Quasi pecus in medio caularum
Soph. 2- 6 Et erit funiculus maris... caulæ pecorum

CAUMA.

Job. 30-30 Ossa mea aruerunt præ caumate

CAUPO.

Eccli. 26-28 Non justificabitur caupo a peccatis labiorum

CAUPONANTES.

Non reperitur vox ista in Vulgata nova; servavimus tamen quia legitur fere in omnibus Concordantiis et etiam in quibusdam edit. Vulg. ex Vulgata veteri.

2 Cor. 2-17 Non..sumus.. cauponantes verbum Dei

CAUSA.

Gen. 12-19 Quam ob causam dixisti esse sororem tuam
25-30 Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom
29-13 Auditis autem causis itineris
32-32 Quam ob causam non comedunt nervum
37- 5 Quæ causa majoris odii seminarium fuit
- 8 Hæc ergo causa somniorum atq. sermonum
38-29 Ob hanc causam vocavit nomen ejus Phares
Exod. 22- 9 Ad deos utriusque causa perveniet
Num. 27- 4 Retulitque Moyses causam earum
31-50 Ob hanc causam offerimus in donariis Dom.
32-15 Vos causa eritis necis omnium
35-12 Et causa illius judicetur
Deut. 17- 8 Si difficile... inter... causam et causam
19-17 Stabunt ambo, quorum causa est
25- 1 Si fuerit causa inter aliquos
Josue. 5- 4 Hæc autem causa est secundæ circumcisionis
20- 6 Donec stet ante judicium causam reddens facti sui
- 9 Expositurus causam suam
Judic. 11- 8 Ob hanc igitur causam, nunc ad te venimus,
18- 3 Quam ob causam huc venire voluisti?
1 Reg. 5- 5 Propter hanc causam non calcant sacerdotes Dagon
1 Reg. 20-29 Ob hanc causam non venit ad mensam regis
24-16 Et videat, et judicet causam meam
25-39 Benedictus Dominus qui judicavit causam opprobrii mei
26-18 Quam ob causam Dominus meus persequitur servum suum?
2 Reg. 14- 5 Et ait ad eam rex: Quid causæ habes?
15-11 Euntes simplici corde et causam penitus ignorantes
24-21 Quid causæ est ut veniat Dominus meus rex ad servum suum?
3 Reg. 11-27 Et hæc est causa rebellionis adversus eum
13-34 Et propter hanc causam peccavit domus Jeroboam
16- 7 Ob hanc causam occidit eum
21-29 Quia igitur humiliatus est mei causa
4 Reg. 4-23 Qui ait illi:Quam ob causam vadis ad eum?
1 Par. 11-19 Et ob hanc causam noluit bibere
13-13 Et ob hanc causam non adduxit eam ad se
19- 3 Tu forsitan putas, quod David honoris causa
22- 5 Et ob hanc causam ante mortem suam omnes præparavit impensas
- 9 Et ob hanc causam Pacificus vocabitur
2 Par. 19- 8 Ut judicium et causam Domini judicarent
-10 Omnem causam, quæ venerit ad vos
2 Esdr. 6- 6 Et levare te velis super eos regem: propter quam causam
- 9 Quam ob causam magis confortavi manus meas
13-11 Et egi causam adversum magistratus
Tobiæ. 2- 8 Jam hujus rei causa interfici jussus es
8- 9 Non luxuriæ causa accipio sororem meam conjugem
10- 1 Cum vero moras faceret Tobias causa nuptiarum
Judith. 6-13 Jusserit eum Israëlitis hac de causa tradi
10-13 Hac de causa cogitavi mecum dicens
11- 3 Nunc autem dic mihi, qua ex causa recessisti ab illis
Job. 5- 6 Nihil in terra sine causa fit
9-17 Multiplicabit vulnera mea etiam sine causa
22- 6 Abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa
27-12 Et quid sine causa vana loquimini?
29-16 Et causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam
35-13 Et Omnipotens causas singulorum intuebitur
36-17 Causa tua quasi impii judicata est: causam judiciumque recipies
Psal. 3- 8 Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa
9- 5 Quoniam fecisti judicium meum, et causam
34-23 Deus meus et Dominus meus in causam meam
42- 1 Et discerne causam meam de gente non sancta
72-13 Ergo sine causa justificavi cor meum
73-22 Exurge, Deus, judica causam tuam
Prov. 22-10 Cessabuntque causæ et contumeliæ
-23 Quia judicabit Dominus causam ejus
-27 Quid causæ est ut tollat operimentum de cubili tuo?
23-11 Et ipse judicabit contra te causam illorum
-29 Cui sine causa vulnera? cui suffusio oculorum?
25- 9 Causam tuam tracta cum amico tuo
26-10 Judicium determinat causas
29- 7 Novit justus causam pauperum
31- 5 Et mutent causam filiorum pauperis
- 8 Aperi os tuum muto, et causis omnium filiorum
Eccle. 7-11 Quid putas causæ est quod priora tempora meliora fuere quam nunc sunt?
Sap. 14-27 Idolorum cultura omnis mali causa est
17-12 Majorem computat inscientiam ejus causæ de qua tormentum præstat
18-18 Propter quam moriebatur, causam demonstrabat mortis
Prol. Eccli. In quibus oportet laudare Israël doctrinæ et sapientiæ causa
Eccli. 20-10 Multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt
31-20 Cessa prior causa disciplinæ
32-10 Adolescens loquere in tua causa vix
34-13 Ad mortem periclitatus sum horum causa
37- 5 Sodalis amico condolet causa ventris
Isai. 1-23 Et causa viduæ non ingreditur ad illos
10- 2 Et vim facerent causæ humilium populi mei
49- 4 Sine causa, et vane fortitudinem meam consumpsi
52- 4 Et Assur absque ulla causa calumniatus est eum
Jerem. 5-28 Causam viduæ non judicaverunt, causam pupilli non direxerunt
11-20 Tibi enim revelavi causam meam
20-12 Tibi enim revelavi causam meam

Jerem. 22-16 Judicavit causam pauperis et egeni
50-34 Judicio defendet causam eorum
51-36 Ecce ego judicabo causam tuam
Thren. 3-58 Judicasti, Domine, causam animæ meæ
Dan. 2-15 Quam ob causam tam crudelis sententia a facie regis esset egressa
6- 4 Nullamque causam et suspicionem reperire potuerunt
13-14 Et sciscitantes ab invicem causam
-21 Ob hanc causam emiseris puellas a te...
14-41 Illos, qui perditionis ejus causa fuerant, intromisit in lacum
Jonæ. 1- 8 Indica nobis cujus causa malum illud sit nobis
Mich. 3-12 Propter hoc, causa vestri, Sion quasi ager arabitur
7- 9 Donec causam meam judicet et faciat judicium meum
Aggæi. 1- 9 Quam ob causam dicit Dominus exercituum?
Malac. 2-14 Et dixistis : Quam ob causam ?
1 *Mac.* 6-12 Et misi auferre habitantes Judæam sine causa
10-35 Adversus aliquem illorum, in omni causa
2 *Mac.* 2-27 Qui hoc opus breviandi causa suscepimus
4-11 Amotis his quæ hum. causa Judæis a regibus fuerant constituta
-28 Quam ob causam utrique ad regem sunt evocati
-35 Ob quam causam non solum Judæi..,indignabantur
-47 Etiamsi apud Scythas causam dixissent
-48 Pro civitate, et populo, et sacris vasis, causam prosecuti sunt
8-26 Ob causam non perseveraverunt insequent.
11-19 Deinceps bonorum vobis causa esse tentabo
12- 4 Pacisque causa nihil suspectum habentibus
-40 Manifestum factum est ob hanc causam eos corruisse
13- 4 Et suggerente Lysia hunc esse causam omnium malorum
Matth. 5-32 Qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari
15- 9 Sine causa autem colunt me, docentes doctrinas
19- 3 Si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa ?
-10 Si ita est causa hominis cum uxore
27-37 Imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam
Luc. 8-47 Et ob quam causam tetigerit eum
23- 4 Nihil invenio causæ in hoc homine
-14 Nullam causam inveni in homine isto
-22 Nullam causam mortis invenio in eo
Joan. 18-38 Ego nullam invenio in eo causam
19- 4 Ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam
- 6 Ego enim non invenio in eo causam
Act. 10-21 Quæ causa est propter quam venistis ?
-29 Quam ob causam accersistis me ?
13-28 Et nullam causam mortis invenientes in eo,
19-32 Et plures nesciebant qua ex causa convenissent
-38 Artifices, habent adversus aliquem causam
22-24 Ut sciret propter quam causam sic acclamarent ei
-30 Volens scire... qua ex causa accusaretur
23-28 Volensque scire causam quam objiciebant
25- 7 Multas et graves causas objicientes
-18 Accusatores, nullam causam deferebant
-27 Mihi videtur..et causas ejus non significare
26-21 Hac ex causa me Judæi... tentabant interficere
28-18 Eo quod nulla esset causa mortis in me
-20 Propter hanc igitur causam rogavi vos videre
Rom. 13- 4 Non enim sine causa gladium portat
Galat. 3- 4 Tanta passi estis sine causa? si tamen sine causa
4-11 Ne forte sine causa laboraverim in vobis
Philip. 1-28 Quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis
2 *Tim.* 1- 6 Propter quam causam admoneo te
-12 Ob quam causam etiam hæc patior, sed non confundor
Tit. 1-13 Quam ob causam increpa illos dure
Hebr. 2-11 Propter quam causam non confunditur fratres eos vocare
5- 9 Factus est omnibus... causa salutis æternæ
Judæ. -16 Hi sunt.. mirantes personas quæstus causa

CAUSOR.

Deut. 30-13 Neque trans mare positum, ut causeris
Eccli. 29- 6 Postulabit tempus... et tempus causabitur
Rom. 3- 9 Causati enim sumus Judæos... sub peccato esse

CAUTE.

Tobiæ. 2- 4 Ut, dum sol occubuisset, caute sepeliret eum
1 *Mac.* 6-40 Ibant caute et ordinate
Marc. 14-44 Ipse est, tenete eum, et ducite caute
Ephes. 5-15 Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis

CAUTERIATA.

1 *Tim.* 4- 2 In hypocrisi.. cauteriatam habentium suam conscientiam

CAUTIO.

Luc. 16- 6 Dixitque illi : Accipe cautionem tuam

CAUTUS.

Dan. 1- 4 Cautos scientia, et doctos disciplina

CAVEA.

Eccli. 11-32 Et sicut perdix inducitur in caveam
Ezech. 19- 9 Et miserunt eum in caveam

CAVEO.

Gen. 24- 6 Cave nequando reducas filium meum illuc
31-24 Cave ne quidquam aspere loquaris
-29 Cave ne loquaris contra Jacob quidquam durius
Exod. 10-28 Et cave ne ultra videas faciem meam
19-12 Cavete ne ascendatis in montem
34-12 Cave ne unquam cum habitatoribus terræ illius jungas amicitias
Levit. 15-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant immunditiam
18-28 Cavete ergo ne et vos similiter evomat
22- 2 Ut caveant ab his quæ consecrata sunt
Num. 22-35 Cave ne aliud quam præcepero tibi loquaris
Deut. 2-19 Cave ne pugnes contra eos
4-23 Cave nequando obliviscaris pacti Domini
6-13 Cave diligenter ne obliviscaris Domini
8- 1 Quod ego præcipio... cave diligenter ut facias
-11 Cave nequando obliviscaris Domini
11-16 Cavete ne forte decipiatur cor vestrum
12-13 Cave ne offeras holocausta tua in omni loco
-19 Cave ne derelinquas Levitem
-23 Hoc solum cave ne sanguinem comedas
-30 Cave ne imiteris eas
14-27 Cave ne derelinquas eum, quia non habet aliam partem in possessione tua
15- 9 Cave ne forte subrepat tibi
18- 9 Cave ne imitari velis abominationes
25-19 Delebis nomen ejus sub cœlo. Cave ne obliviscaris
Josue. 3- 4 Et cavete ne appropinquetis ad arcam
6-18 Vos autem cavete ne.. quippiam contingatis
Judic. 13- 4 Cave ergo ne bibas vinum ac siceram
- 7 Cave ne vinum bibas, nec siceram
18-25 Cave ne ultra loquaris ad nos
Ruth. 3-14 Cave ne quis noverit quod huc veneris
1 *Reg.* 13-19 Caverent enim Philisthiim, ne forte facerent Hebræi gladium
18-15 Quod prudens esset nimis, et cœpit cavere eum
4 *Reg.* 6- 9 Cave ne transeas in locum illum
Tobiæ. 4- 6 Et cave ne aliquando peccato consentias
Esth. 6-10 Cave ne quidquam de his... prætermittas
Job. 36-21 Cave ne declines ad iniquitatem
Prov. 11-15 Qui autem cavet laqueos, securus erit
Eccli. 9-21 Secundum virtutem tuam cave te a proximo
13-16 Cave tibi, et attende diligenter auditui tuo
22-32 Omnis qui audiet, cavebit se ab eo
26-14 Ab omni irreverentia oculorum ejus cave
32-26 Et a filiis tuis cave, et a domesticis
Matth. 10-17 Cavete autem ab hominibus
16- 6 Et cavete a fermento Pharisæorum, et Sadducæorum
-11 Cavete a fermento Pharisæorum
-12 Quia non dixerit cavendum a fermento panum
Marc. 8-15 Videte, et cavete a fermento Pharisæorum
12-38 Cavete a Scribis, qui volunt in stolis ambulare
Luc. 12-15 Videte, et cavete ab omni avaritia

CAVERNA.

1 *Reg.* 14-11 En Hebræi egrediuntur de cavernis
Judith. 14-12 Quoniam egressi mures de cavernis suis
Job. 30- 6 Habitabant... et in cavernis terræ
Cant. 2-14 Columba mea... in caverna maceriæ
Isai. 2-21 Ingredietur... et in cavernas saxorum
7-19 Requiescent omnes... in cavernis petrarum
11- 8 In caverna reguli... manum suam mittet
51- 1 Et ad cavernam laci, de qua præcisi estis
Jerem. 16-16 Venabuntur eos... de cavernis petrarum
49-16 Qui habitas in cavernis petræ
Hebr. 11-38 Errantes... et in cavernis terræ

CAVUS.

Exod. 27- 8 Inane et cavum intrinsecus facies illud,
38- 7 Ipsum autem altare non erat solidum, sed cavum
Jerem. 52-21 Et intrinsecus cava erat

CAZALOTH.

Urbs in tribu Issachar.

Josue. 19-18 Fuitque ejus hæreditas Jezraël et Cazaloth

CEDAR.

Secundus Ismael filius, pater Cedareniorum. Civitatem ædificavit nomine Cedar in Arabia Petrosa; unde et sæpius hæc regio Arabiæ vocatur Cedar, quæ venit in sortem tribus Manasse trans Jordanem. Sub tabernaculis habitabant posteri Cedar et tantum ad tempus loca eligebant; unde habiti sunt habitatores tum Arabiæ Desertæ, tum Petrosæ, tum Felicis.

Gen. 25-13 Deinde Cedar, et Abdeel et Mabsam
1 *Par.* 1-29 Primogenitus Ismahelis, Nabajoth, et Cedar
Judith. 1- 8 Et ad gentes quæ sunt in Carmelo, et Cedar
Psal. 119- 5 Habitavi cum habitantibus Cedar
Cant. 1- 4 Nigra sum, sed formosa... sicut tabernacula Cedar
Isai. 21-16 Et auferetur omnis gloria Cedar
-17 Et reliquiæ... de filiis Cedar imminuentur
42-11 In domibus habitabit Cedar
60- 7 Omne pecus Cedar congregabitur tibi
Jerem. 2-10 Et in Cedar mittite, et considerate
49-28 Ad Cedar, et ad regna Asor
Surgite, et ascendite ad Cedar, et vastate
Ezech. 27-21 Arabia, et universi principes Cedar

CEDES.

Tres sunt istius nominis civitates. Prima est quam cepit Josue, rege ipsius interfecto et fuit in sorte Judæ. Secunda sortis Nephthalim civitas sacerdotalis ac fugitivorum, in Galilæa super montem Nephthalim. Sed et hanc cepit rex Assyriorum et tempore S. Hieronymi vocabatur Cidissus, in vicesimo Tyri milliario juxta Paneadem. Tertia erat in tribu Issachar, etiam sacerdotalis, quæ et alibi dicitur Cesion.

Josue. 19-37 Et Cedes et Edraï, Enhasor,
20- 7 Decreveruntque Cedes in Galilæa
21-32 Cedes in Galilæa, et Hammoth Dor
Judic. 4- 6 Et vocavit Barac... de Cedes Nephthali
- 9 Et perrexit (*Debbora*) cum Barac in Cedes
-11 Tetenderat tabernacula... et erat juxta Cedes
4 *Reg.* 15-29 Theglathphalasar... cepit... et Janoë, et Cedes, et Asor
1 *Par.* 6-72 De tribu Issachar, Cedes, et suburbana ejus
-76 Cedes in Galilæa, et suburbana ejus

CEDIMOTH.

Urbs in tribu Ruben, quæ et est Cedemoth.

Josue. 13-18 Et Jassa, et Cedimoth et Mephaath

CEDMA.

Duodecimus ultimusque Ismaelis filius, qui hanc regionem Chanaan habitavit quæ dicitur Cedmonæorum.

Gen. 25-15 Et Jethur, et Naphis et Cedma
1 *Par.* 1-31 Jethur, Naphis, Cedma : Hi sunt filii Ismahelis

CEDMIEL.

De filiis Hodoviæ, e stirpe Levitarum. A captivitate ascenderunt Cedmiel et filii ejus et fratres, qui numerati sunt septuaginta et quatuor.

1 *Esdr.* 2-40 Levitæ : Filii Josuë, et Cedmiel
3- 9 Cedmiel, et filii ejus, et filii Juda
2 *Esdr.* 7-43 Filii Josuë, et Cedmiel filiorum
9- 4 Surrexerunt... Josuë et Bani, et Cedmiel
- 5 Et dixerunt Levitæ Josuë, et Cedmiel
10- 9 Bennui de filiis Henadad, Cedmiel
12- 8 Porro Levitæ Jesua, Bennui, Cedmiel
-24 Serebia, et Josuë filius Cedmiel

CEDMONÆI.

Cedmonæi populi tantum in Genesi reperiuntur; quem autem locum occupaverint incertum est.

Gen. 15-19 Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos

CEDO.

Exod. 29-26 Sanctificabisq. illud... et cedet in partem t.
-28 Cedentque in partem Aaron et filiorum ejus
Levit. 7-32 Armus quoque dexter... cedet in primitias sacerdotis

Num. 14-41 Quod vobis non cedet in prosperum
18- 9 Quidquid...redditur mihi, et cedit in sancta sanctorum
-13 Universa frugum initia..cedent in usus tuos
-18 Carnes vero in usum tuum cedent.
24-18 Hæreditas Seïr cedet inimicis suis...
31-40 Cesserunt in partem Domini triginta duæ animæ
Deut. 20- 3 Nolite cedere, nec formidetis eos
24-21 Non colliges... racemos, sed cedent in usus advenæ
Josue. 8-15 Josuë vero et omnis Israël cesserunt loco
Judic. 11-24 Quæ... in nostram cedent possessionem
Ruth. 4- 6 Qui respondit : Cedo juri propinquitatis
- 7 Si quando alter alteri suo juri cedebat
3 *Reg.* 12- 7 Et servieris, et petitioni eorum cesseris
Job. 39-22 Contemnit pavorem, nec cedit gladio
Sap. 18-25 His autem cessit qui exterminabat
2 *Mac.* 4-17 Impie agere impune non cedit
8- 8 Videns a. Philippus... frequentius res ei cedere prospere
12-11 Cumque... auxilio Dei prospere cessisset
Galat. 2- 5 Quibus neque ad horam cessimus subjectione

CEDRINUS.

Levit. 14- 5 Ut offerat duos passeres... et lignum cedrinum
- 6 Alium autem vivum cum ligno cedrino
-49 Sumet duos passeres lignumque cedrinum
-51 Tollet lignum cedrinum et hyssopum
-52 In passere vivo lignoque cedrino
Num. 19- 6 Lignum quoque cedrinum et hyssopum
2 *Reg.* 5-11 Misit... nuntios ad David et ligna cedrina
7- 2 Vides-ne quod ego habitem in domo cedrina
- 7 Quare non ædificastis mihi domum cedrinam ?
3 *Reg.* 5- 8 In lignis cedrinis, et abiegnis
-10 Hiram dabat Salomoni ligna cedrina
6- 9 Texit quoque domum laquearibus cedrinis
-10 Et operuit domum lignis cedrinis
-15 Parietes domus intrinsecus tabulatis cedrinis
Usque ad laquearia operuit lignis cedrinis.
-16 Ædificavitque... ad posteriorem partem templi tabulata cedrina
-18 Omnia cedrinis tabulis vestiebantur
7- 2 Et quatuor deambulacra inter columnas cedrinas
Ligna quippe cedrina exciderat in columnas
- 3 Et tabulatis cedrinis vestivit totam cameram
- 7 Et texit lignis cedrinis a pavimento usque ad summitatem
9-11 Hiram..præbente Salomoni ligna cedrina
1 *Par.* 14- 1 Misit quoque Hiram... et ligna cedrina
17- 1 Ecce ego habito in domo cedrina
- 6 Quare non ædificastis mihi domum cedrinam ?
22- 4 Ligna quoque cedrina non poterant æstimari
2 *Par.* 2- 3 Sicut... et misisti ei ligna cedrina
- 8 Sed et ligna cedrina mitte mihi
1 *Esdr.* 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano
Cant. 1-16 Tigna domorum nostrarum cedrina
8- 9 Si ostium est, compingamus illud tabulis cedrinis
Jerem. 22-14 Et facit laquearia cedrina,pingitque

CEDRO. *Idem locus est cum Gedor.*

1 *Mac.* 16- 9 Donec venit Gedronem, quam ædificavit

CEDRON.

Appellatur torrens sive vallis Cedron inter Jerusalem, et montem Oliveti ad Orientalem plagam, quem David trangressus est cum fugeret persecutionem Saülis. Huius torrentis et Joannes Evangelista meminit.

2 *Reg.* 15-23 Rex... transgrediebatur torrentem Cedron
3 *Reg.* 2-37 Quacumque a. die... transieris torrentem Cedron
15-13 Et combussit (*simulacrum*) in torrente Cedron
4 *Reg.* 23- 4 Et combussit ea foris Jerusalem in convalle Cedron
- 6 Et efferri fecit lucum... in convalle Cedron
-12 Et dispersit cinerem eorum in torrentem Cedron
2 *Par.* 15-16 In frusta comminuens combussit in torrente Cedron
29-16 Quam.. asportaverunt ad torrentem Cedron
30-14 Atque universa... projecerunt in torrentem Cedron
Jerem. 31-40 Usque ad torrentem Cedron
Joan. 18- 1 Jesus egressus est...trans torrentem Cedron

CEDRUS.

Num. 24- 6 Quasi cedri prope aquas
Judic. 9-15 Egrediatur ignis de rhamno, et devoret cedros Libani
3 *Reg.* 4-33 Et disputavit super lignis, a cedro... usque ad hyssopum
5- 6 Ut præcidant mihi servi tui cedros de Libano
6-18 Et cedro omnis domus intrinsecus vestiebatur
-20 Sed et altare vestivit cedro
-36 Et uno ordine lignorum cedri
7-11 Lapides pretiosi æqualis mensuræ secti erant similiterque de cedro
-12 Et unius ordinis de dolata cedro
10-27 Et cedrorum præbuit multitudinem
4 *Reg.* 14- 9 Carduus Libani misit ad cedrum
19-23 Et succidi sublimes cedros ejus (*Libani*)
2 *Par.* 1-15 Præbuit rex argentum... quasi lapides, et cedros
9-27 Cedrorum tantam (*præbuit*) multitudinem
25-18 Carduus..misit ad cedrum Libani, dicens
Job. 40-12 Stringit caudam suam quasi cedrum
Psal. 28- 5 Vox Domini confringentis cedros
Et confringet Dominus cedros Libani
36-35 Vidi impium...elevatum sicut cedros Libani
79-11 Operuit montes umbra ejus : et arbusta ejus cedros Dei
91-13 Sicut cedrus Libani multiplicabitur
103-16 Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani
148- 9 Ligna fructifera et omnes cedri
Cant. 5-15 Species ejus ut Libani, electus ut cedri
Eccli. 24-17 Quasi cedrus exaltata sum in Libano
50-13 Quasi plantatio cedri in monte Libano
Isai. 2-13 Et super omnes cedros Libani sublimes
9-10 Sycomoros succiderunt, sed cedros immutabimus
14- 8 Abietes quoq. lætatæ sunt...et cedri Libani
37-24 Et succidam excelsa cedrorum ejus
41-19 Dabo in solitudinem cedrum et spinam
44-14 Succidit cedros, tulit ilicem, et quercum
Jerem. 22- 7 Et succident electas cedros tuas
-15 Numquid regnabis, quoniam confers te cedro ?
-23 Quæ sedes in Libano, et nidificas in cedris
Ezech. 17- 3 Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri
-22 Et sumam ego de medulla cedri
-23 Et faciet fructum et erit in cedrum magnam
27- 5 Cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum
-24 Cedros quoque habebant in negotiationibus
31- 3 Ecce Assur quasi cedrus in Libano
- 8 Cedri non fuerunt altiores illo
Amos. 2- 9 Cedrorum altitudo ejus, et fortis ipse quasi quercus
Zach. 11- 1 Et comedat ignis cedros tuas
- 2 Ulula, abies, quia cecidit cedrus

CEELATHA.

Decima nona Israelitarum statio in deserto, inter Ressa et montem Sepher. Notus et celebris hic est locus ob rebellionem punitionemque Core, Dathan et Abiron.

Num. 33-22 Egressique de Ressa, venerunt in Ceelatha.

CEILA.

Urbs quæ septima describitur in regione quarta tribus Judæ. Hanc Philisthiim oppugnaverunt, cujus aras diripuerunt; David autem cum viris suis abiit in Ceilam, pugnavit adversum Philisthæos, percussit eos et salvavit habitatores Ceilæ : ne tamen ipse traderetur in Saülis manus a viris Ceilæ, fugit cum suis in desertum Ziph.

Josue. 15-44 Et Ceïla, et Achzib et Mareza
1 *Reg.* 23- 1 Ecce Philisthiim oppugnant Ceïlam
- 5 Abiit ergo David et viri ejus in Ceïlam
Et Salvavit David habitatores Ceïlæ
- 6 Tempore quo fugiebat Abiathar.. in Ceïlam
- 7 Nuntiatum est autem Saüli quod venisset David in Ceïlam
- 8 Ut ad pugnam descenderet in Ceïlam
-11 Si tradent me viri Ceïlæ in manus ejus ?
-12 Dixitque David : Si tradent me viri Ceïlæ
-13 Egressi de Ceïla, huc atque illuc vagabantur
Nuntiatumque est Saüli quod fugisset David de Ceïla
2 *Esdr.* 3-17 Hazebias princeps dimidiæ partis vici Ceïlæ
-18 Princeps dimidiæ partis Ceïlæ

CEILA.

Filius Naham, filii Garmi et Esthamo, e stirpe Juda.

1 *Par.* 4-19 Et filii uxoris Odaïæ sororis Naham patris Ceïla

CELAI. *Princeps familiæ sacerdotalis.*

2 *Esdr.* 12-20 Sellaï, Celaï Amoc, Heber

CELAIA.

Unus ex Levitis qui in captivitate duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-23 Josabed et Semeï, et Celaïa

CELEBER.

Gen. 45-16 Auditumq. est et celebri sermone vulgatum
Levit. 23- 7 Dies primus erit vobis celeberrimus
- 8 Dies a. septimus erit celebrior et sanctior
-21 Et vocabitis hunc diem celeberrimum
-27 Dies expiationum erit celeberrimus
-35 Dies primus vocabitur celeberrimus
-36 Dies quoque octavus erit celeberrimus
-37 Hæ sunt feriæ Domini, quas vocatis celeberrimas
Num. 28-25 Dies quoque septimus celeberrimus et sanctus erit
29-35 Die octavo, qui est celeberrimus
Ruth. 4-11 Et habeat celebre nomen in Bethlehem
1 *Reg.* 18-30 Et celebre factum est nomen ejus nimis
3 *Reg.* 8-65 Fecit ergo Salomon.. festivitatem celebrem
1 *Mac.* 11-37 Et ponatur in monte sancto et in loco celebri
14-48 Et ponere eas in peribolo sanctorum et in loco celebri

CELEBRATIONES.

Eccli. 47-12 Et dedit in celebrationibus decus

CELEBRITAS.

2 *Par.* 30-26 Factaq...grandis celebritas in Jerusalem
2 *Mac.* 15-36 Diem istum absque celebritate præterire
-37 Habere a. celebritatem tertia decima die

CELEBRO.

Gen. 11- 4 Et celebremus nomen nostrum
50-10 Ubi celebrantes exequias planctu magno
Exod. 12-14 Et celebrabitis eam (*diem*) solemnem Domino
-48 Et tunc rite celebrabit, eritq. sicut indigena
13- 5 Celebrabis hunc morem sacrorum mense isto
23-14 Per singulos annos mihi festa celebrabitis
31-16 Et celebrent illud in generationibus suis
Levit. 16-11 His rite celebratis, offeret vitulum
23- 4 Hæ sunt ergo feriæ... quas celebrare debetis
-32 De vespera ad vesperam celebrabitis sabbata vestra
-39 Celebrabitis ferias Domini septem diebus
-41 Celebrabitisque solemnitatem ejus
Mense septimo festa celebrabitis
Num. 29-12 Sed celebrabitis solemnitatem Domino
-18 Per vitulos, et arietes et agnos rite celebrabitis
-21 *Idem.* 24 *idem.* 27 *idem.* 30 *idem.* 33 *idem.* 37 *idem.*
Deut. 15- 2 Quæ hoc ordine celebrabitur
16-10 Et celebrabis diem festum hebdomadarum
-13 Solemnitatem quoque tabernaculorum celebrabis
-15 Septem diebus... Deo tuo festa celebrabis
1 *Reg.* 30-16 Et quasi festum celebrantes diem
3 *Reg.* 12-32 In similitudinem solemnitatis quæ celebratur in Juda
1 *Par.* 17- 8 Unius magnorum, qui celebrantur in terra
2 *Par.* 1-17 Et a regibus Syriæ emptio celebrabatur
7- 9 Eo quod... et solemnitatem celebrasset
30-23 Ut celebrarent etiam alios dies septem
31- 1 Cumque hæc fuissent rite celebrata
32-33 Et celebravit ejus exequias universus Juda
35- 9 Dederunt..ad celebrandum Phase quinque millia pecorum
-19 Hoc Phase celebratum est
36-21 Et celebraret terra sabbata sua
Judith. 16-24 Gaudium hujus victoriæ celebratum est cum Judith
Esth. 3-15 Rege et Aman celebrante convivium
9-21 Ut... solemni celebrarent honore
-28 Cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
-31 Et suo tempore cum gaudio celebrarent
16-22 Hanc habetote diem et celebrate eam
Job. 18-17 Et non celebretur nomen ejus in plateis
Eccli. 33- 9 Dies festos celebraverunt ad horam
Nahum. 1-15 Celebra Juda festivitates tuas
Zach. 14-16 Et celebrent festivitatem tabernaculorum
-18 Ad celebrandam festivitatem tabernaculorum
1 *Mac.* 1-48 Et prohiberent celebrari sabbatum
2 *Mac.* 2-12 Octo diebus celebravit dedicationem
4-18 Cum a.quinquennalis Agon Tyri celebraretur
6- 7 Et cum Liberi sacra celebrarentur

2 *Mac.* 6-11 Et latenter sabbati diem celebrantes,
Hebr. 11-28 Celebravit Pascha, et sanguinis effusionem.

CELER.

Esth. 8-14 Egressique sunt veredarii celeres
2*Petr.* 2- 1 Superducentes sibi celerem perditionem

CELERITAS.

Baruc. 4-24 Sic videbunt et in celeritate salutem vestram

CELERITER.

Gen. 24-18 Celeriterque deposuit hydriam super ulnam suam
1 *Reg.* 20- 6 Ut iret celeriter in Bethlehem
Sap. 2- 6 Et utamur creatura tanquam in juventute celeriter
3-18 Et si celerius defuncti fuerint
4-16 Et juventus celerius consummata,
Act. 17-15 Ut quam celeriter venirent ad eum, profecti sunt
Hebr. 13-19 Deprecor vos hoc facere, quo celerius restituar vobis
-23 Cum quo (si celerius venerit), videbo vos

CELEUMA.

Κέλευσμα *a Græcis appellatur cantus quo qui laborant sese mutuo cohortari solent, ut remiges, et qui in torculari uvas calcant, aut prælum torquent. Eodem modo dicit Jeremias fore ut quasi cantato celeumate omnes gentes ad prælium sese aliæ contra alias adhortentur.*

Jerem. 25-30 Celeuma quasi calcantium concinetur
48-33 Nequaquam calcator uvæ solitum celeuma cantabit
51-14 Et super te celeuma cantabitur

CELITA.

Anno mundi 3594, *ante J. C.* 460. *Unus ex iis fuit Levitis qui silentium faciebant in populo ad audiendam legem, quam legebat Esdras.*

2*Esdr.* 8- 7 Maasia, Celita, Azarias, Josabed
10-10 Odaïa, Celita, Phalaïa, Hanan

CELLA.

1 *Par.* 27-27 Cellis autem vinariis, Zabdias Aphonites
Cant. 2- 4 Introduxit me in cellam vinariam
Isai. 39- 2 Et ostendit eis cellam aromatum

CELLARIUM.

Deut. 28- 8 Emittet Dom. benedictionem super cellaria
1 *Par.* 28-11 Dedit autem David Salomoni... descriptionem... templi, et cellariorum
Prov. 24- 4 In doctrina replebuntur cellaria
Cant. 1- 3 Introduxit me rex in cellaria sua
Jerem. 38-11 Ingressus est domum regis, quæ erat sub cellario
Luc. 12-24 Quibus non est cellarium neque horreum

CELLON.

Nomen est partis regionis Ismaelitarum, quam vastavit Holofernes.

Judith. 2-13 Et ad Austrum terræ Cellon

CELLULA.

1 *Par.* 26-18 In cellulis quoque Janitorum ad Occidentem Quatuor in via, binique per cellulas

CELO.

Gen. 18-17 Num celare potero Abraham quæ gesturus sum?
37-26 Quid nobis prodest si...et celaverimus sanguinem ipsius?
47-18 Non celabimus Dominum nostrum
Exod. 2- 3 Cumque jam celare non posset
Levit. 16- 4 Fœminalibus lineis verenda celabit
Deut. 31-18 Et celabo faciem meam in die illo
1 *Reg.* 3-17 Oro te ne celaveris me
20- 2 Hunc ergo celavit me pater meus sermonem
-19 Et venies in locum ubi celandus es
4 *Reg.* 4-27 Dominus celavit a me, et non indicavit mihi
Esth. 15- 8 Ipsa autem... tristem celabat animum
Job. 10-13 Licet hæc celes in corde tuo
13- 9 Aut placebit ei quem celare nihil potest?
20-13 Non derelinquet ill. et celabit in gutture suo
31-33 Et celavi in sinu meo iniquitatem meam
42- 3 Quis est iste qui celat consilium absque scientia?
Prov. 11-13 Qui a. fidelis est animi, celat amici commissum
12-23 Homo versutus celat scientiam
17- 9 Qui celat delictum, quærit amicitias
25- 2 Gloria Dei, est celare verbum
Eccli. 20-33 Melior est qui celat insipientiam suam
Isai. 32- 2 Qui absconditur a vento, et celat se a tempestate

Jerem. 38-25 Ne celes, et non te interficiemus:
42- 4 Indicabo vobis, nec celabo vos quidquam.
49-10 Revelavi abscondita ejus, et celari non poterit:
50- 2 Levate signum, prædicate, et nolite celare:
Amos. 9- 3 Et si celaverint se ab oculis meis

CELTIS. *Instrumentum est sculptorium.*

Job. 19-24 Stylo ferreo...vel celte sculpantur in silice?

CENCHRIS.

Cenchræ, ut ait Strabo, lib. VIII, est portus Corinthi ad Orientem, cui vicinus est alter dictus Lecheæ. Ab his duobus portubus Græci Corinthum vocabant Bimarem et Amphithalassum. Ibi sanctus Paulus sibi comam totondit, finito tempore Nazaræatus quem ex voto ad certum tempus susceperat, et illo absoluto cæsariem deposuerat. Nam cæsariem Nazaræi alebant ex lege, Num. 6.

Act. 18-18 Sibi totonderat in Cenchris caput,
Rom. 16- 1 Commendo autem vobis Phœben... quæ est in Cenchris.

CENDEBÆUS.

Rex Antiochus, Demetrii filius, constituit Cendebæum hunc ducem maritimum, et exercitum peditum et equitum dedit illi, ut debellaret, et vexaret plebem Judæorum undique tam in civitatibus quam in pagis et viculis. Judas et Joannes filius Simonis, cum electis viginti millibus viris belligeratoribus et equitibus prælium commiserunt in quo Judas vulneratus est, sed Simon fugavit Cendebæum, qui secessit cum suis viris in Gedor quam ædificaverat, anno mundi 3916, *Romæ* 616, *ante J. C.* 138.

1*Mac.* 15-38 Constituit rex Cendebæum ducem
-40 Et pervenit Cendebæus Jamniam,
16- 1 Et nuntiavit Simoni patri suo quæ fecit Cendebæus
- 4 Profecti sunt ad Cendebæum, et dormierunt in Modin.
- 8 Et in fugam conversus est Cendebæus,

CENERETH.

Mare ubi est Judææ terminus, in tribu Nephthali. Sed et est oppidum quod in honorem postea Tiberii Cæsaris Herodes, rex Judææ, instauratum appellavit Tiberiadem. Vide CENEROTH.

Num. 34-11 Inde pervenient... ad mare Cenereth.
Deut. 3-17 Et terminos Cenereth usque ad mare deserti,
Josue. 13-27 Usque ad extremam partem maris Cenereth
19-35 Civitates munitissimæ... et Reccath, et Cenereth.

CENEROTH.

Est urbs quæ postea dicta est Tiberias, juxta lacum qui in Scriptura dicitur mare Tiberiadis, et mare Cenereth, et mare Genesareth.

Josue. 11- 2 Et in planitie, contra Meridiem Ceneroth.
12- 3 Et a solitudine usque ad mare Ceneroth.
3 *Reg.* 15-20 Et percusserunt Ahion... et universam Ceneroth.

CENEZ I.

Filius quintus Eliphaz, filii primogeniti Esaü. Successit Sepho, et regnum Edom moriens reliquit Core, qui regnavit pro eo, vel saltem gubernavit quamdam Idumææ partem.

Gen. 36-11 Fueruntque Eliphas filii... et Gatham et Cenez
-15 Hi duces... dux Sepho, dux Cenez
-42 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar
1 *Par.* 1-36 Filii Eliphaz... Cenez, Thamna, Amalec
-53 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar

CENEZ II.

Pater Othoniel et Caleb. Vide CALEB.

Josue. 15-17 Othoniel filius Cenez frater Caleb junior
Judic. 1-13 Cumque cepisset eam Othoniel filius Cenez
3- 9 Et liberavit eos, Othoniel videl. filium Cenez
-11 Et mortuus est Othoniel filius Cenez
1 *Par.* 4-13 Filii autem Cenez, Othoniel et Saraïa

CENEZ III.

Filius Ela, filii secundi Caleb.

1 *Par.* 4-15 Filii quoque Ela, Cenez

CENEZÆUS.

Gen. 15-19 Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos,
Num. 32-12 Præter Caleb, filium Jephone Cenezeum
Josue. 14- 6 Locutusque est ad eum Caleb filius Jephone Cenezæus,
-14 Caleb filio Jephone Cenezæo,

CENI.

Regio est Cinæorum, ad Meridiem maris Mortui, in quam David incursiones faciebat.

1 *Reg.* 27-10 Et contra Meridiem Ceni
30-29 Et qui in urbibus Jerameel, et qui in urbibus Ceni

CENSUS.

2 *Esdr.* 7- 5 Et inveni librum census eorum
-64 Hi quæsierunt scripturam suam in censu
Eccli. 30-15 Corpus validum, quam census immensus
-16 Non est census super censum salutis corporis
Matth. 17-24 Reges terræ a quibus accipiunt tributum vel censum?
22-17 Licet censum dare Cæsari, an non?
-19 Ostendite mihi numisma census

CENTENARIUS.

Gen. 17-17 Putas-ne centenario nascetur filius?
Judith. 7-10 Constituit per gyrum centenarios

CENTENUS, A, UM.

2 *Reg.* 18- 4 Egrediebaturque populus per turmas suas centeni, et milleni
2 *Par.* 14- 9 Decies centena millia et curribus trecentis
Dan. 7-10 Decies millies centena millia assistebant ei
Marc. 6-40 Et discubuerunt in partes per centenos, et quinquagenos

CENTESIMUS.

2*Esdr.* 5-11 Quin potius et centesimam pecuniæ... date
1 *Mac.* 1-11 Regnavit in anno centesimo trigesimo
-21 Postq. percussit Ægyptum in centesimo
-57 Centesimo anno ædificavit rex Antiochus
2-70 Et defunctus est anno centesimo
3-37 Regni sui anno centesimo et quadragesimo
4-52 Centesimi quadragesimi octavi anni
6-16 Anno centesimo quadragesimo nono
-20 Obsederunt eos anno centesimo quinquag.
7- 1 Anno centesimo quinquagesimo primo
9- 3 In mense primo anni centesimi
-54 Et anno centesimo quinquagesimo tertio
10- 1 Et anno centesimo sexagesimo ascendit
-21 Anno centesimo sexagesimo, in die solemni
-57 Anno centesimo sexagesimo secundo
-67 In anno centesimo sexagesimo quinto
11-19 Regnavit Demetrius anno centesimo
13-41 Anno centesimo septuagesimo oblatum est
-51 Anno centesimo septuagesimo primo
14- 1 Anno centesimo septuagesimo secundo
-27 Anno centesimo septuagesimo secundo
15-10 Anno centesimo septuagesimo quarto
16-14 Anno centesimo septuagesimo septimo
2 *Mac.* 1- 7 Regnante Demetrio anno centesimo sexag.
-10 Anno centesimo octogesimo octavo
11-21 Anno centesimo quadragesimo octavo
-33 Anno centesimo quadragesimo octavo
-38 Anno centesimo quadragesimo octavo
13- 1 Anno centesimo quadragesimo nono
14- 4 Centesimo quinquagesimo anno
Matth. 13- 8 Dabant fructum, aliud centesimum
-23 Facit aliud quidem centesimum

CENTIES.

Eccle. 8-12 Peccator ex eo quod centies facit malum
Marc. 10-30 Qui non accipiat centies tantum

CENTUM.

Gen. 5- 3 Vixit autem Adam centum triginta annis
- 6 Vixit quoque Seth centum quinque annis
-18 Vixitq. Jared centum sexaginta duobus ann.
-25 Vixit... Mathusala centum octoginta septem annis
-28 Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis
6- 3 Eruntq. dies illius centum viginti annorum
7-24 Obtinueruntque aquæ terram centum quinquaginta diebus
8- 3 Cœperunt minui post centum quinquaginta dies
11-10 Sem erat centum annorum quando genuit
-25 Centum decem et novem annis: et genuit
21- 5 Cum centum esset annorum... natus est Isaac
23- 1 Vixit a. Sara centum viginti septem annis
25- 7 Dies vitæ Abrahæ centum septuaginta quinque anni
-17 Anni vitæ Ismaëlis centum triginta septem
33-19 Emitque partem agri... centum agnis
35-28 Dies Isaac centum octoginta annorum
47- 9 Dies peregrinationis meæ centum triginta annorum sunt

Gen. 47-28 Dies vitæ illius centum quadraginta septem annorum
50-22 Vixitque (*Joseph*) centum decem annis
Exod. 6-16 Anni...Levi fuerunt centum triginta septem
-18 Anni quoq. vitæ Caath centum triginta tres
-20 Anni vitæ Amram, centum triginta septem
27- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in longitudine
-11 Per longum erunt tentoria centum cubitorum
-18 In longitudine occupabit atrium cubitos centum
28- 9 Tentoria de bysso retorta cubitorum centum
-26 Fuerunt præterea centum talenta argenti
-27 Centum bases factæ sunt de talentis centum
Levit. 26- 8 Persequentur quinque de vestris centum alienos et centum de vobis decem millia
Num. 2- 9 Fuer. centum octog. sex millia quadringenti
-16 Omnes... recensiti... centum quinquaginta millia
-24 Centum octo millia centum per turmas suas
-31 Centum quinq. septem millia sexcenti
7-13 Acetabul... pondo centum triginta siclorum
-19 Acetabul... appendens centum triginta siclos
-19 (*Obtulit Nathanael*) acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos.
-25 (*Eliab*) obtulit *idem*
-31 (*Elisur*) obtulit *idem*
-37 (*Salamiel*) obtulit *idem*
-43 (*Eliasaph*) obtulit *idem*
-49 (*Elisama*) obtulit *idem*
-55 (*Gamaliel*) obtulit *idem*
-61 (*Abidan*) obtulit *idem*
-67 (*Ahieser*) obtulit *idem*
-73 (*Phegiel*) obtulit *idem*
-79 (*Ahira*) obtulit *idem*
-85 Ita ut centum triginta siclos argenti.. unum acetabulum
-86 Simul auri sicli centum viginti
33-39 Cum esset annorum centum viginti trium
Deut. 22-19 Condemnantes insuper centum siclis argenti
31- 2 Centum viginti annorum sum hodie
34- 7 Moyses centum et viginti annorum... mortuus est
Josue. 24-29 Mortuus est Josuë... centum et decem annorum
-32 Centum novellis ovibus
Judic. 2- 8 Mortuus est Josuë... centum et decem annorum
8-10 Cæsis centum viginti millibus bellatorum
16- 5 Dabimus singuli mille et centum argenteos
17- 2 Mille et centum argenteos
20-10 Decem viri eligantur e centum
Et centum de mille
-35 Viginti quinque millia et centum viros
1 *Reg.* 18-25 Tantum centum præputia Philisthinorum
25-18 Et centum ligaturas uvæ passæ
2 *Reg.* 3-14 Despondi mihi centum præputiis
8- 4 Dereliquit autem ex eis centum currus
16- 1 Et centum alligaturis uvæ passæ
Et centum massis palatharum, et utre vini
3 *Reg.* 4-23 Centum arietes excepta venatione cervor.
7- 2 Centum cubitorum longitudinis
8-63 Et ovium centum viginti millia
9-14 Misit.. Hiram.. centum viginti talenta auri
10-10 Dedit... regi centum viginti talenta auri
-29 Et equus centum quinquaginta
12-21 Centum octoginta millia electorum virorum
18- 4 Tulit ille centum prophetas
-13 De Prophetis Domini centum viros
20-29 Percusserunt... de Syris centum millia peditum
4 *Reg.* 3- 4 Centum millia agnorum
Et centum millia arietum, cum velleribus
4-43 Quantum est hoc, ut apponam centum viris?
19-35 Percussit.. centum octoginta quinque millia
23-33 Centum talentis argenti et talento auri
1 *Par.* 5-21 Et animas hominum centum millia
8-40 Usque ad centum quinquaginta
12-14 Novissimus centum militibus præerat
-25 De filiis Simeon... septem millia centum
-37 Trans Jordanem... centum viginti millia
15- 5 De filiis Caath... fratres ejus centum viginti
- 7 De filiis Gerson... fratres ejus centum triginta
-10 De filiis Oziel... fratres ejus centum duodecim
18- 4 Exceptis centum quadrigis, quas reservavit sibi
21- 5 Mille millia et centum millia virorum
22-14 Auri talenta centum millia
29- 7 Ferri quoque centum millia talentorum

2 *Par.* 1-17 Et equum centum quinquaginta
2-17 Inventi sunt centum quinquaginta millia
3- 4 Altitudo centum viginti cubitorum erat
-16 Malogranata etiam centum
4- 8 Phialas quoque aureas centum
5-12 Sacerdotes centum viginti canentes tubis
7- 5 Arietum centum viginti millia
9- 9 Centum viginti talenta auri
11- 1 Centum octoginta millia electorum
17-18 Cum eo centum octoginta millia... militum
24-15 Joïada... mortuus... centum triginta annorum
25- 6 Centum millia robustorum, centum talentis
- 9 Quid ergo fiet de centum talentis
27- 5 Dederunt... centum talenta argenti
28- 6 Occidit... de Juda centum viginti millia
29-32 Arietes centum, agnos ducentos
36- 3 Condemnavit terram centum talentis
1 *Esdr.* 2- 3 Filii Pharos duo millia centum septuaginta
-18 Filii Jora, centum duodecim
-21 Filii Bethlehem, centum viginti tres
-23 Viri Anathoth, centum viginti octo
-27 Viri Machmas, centum viginti duo
-30 Filii Megbis, centum quinquaginta sex
-41 Filii Asaph, centum viginti octo
-42 Universi, centum triginta novem
-69 Et vestes sacerdotales centum
6-17 Obtulerunt... vitulos centum
7-22 Usque ad argenti talenta centum
Et usque ad frumenti coros centum
Usque ad vini batos centum
Usque ad batos olei centum
8- 3 Cum eo... viri centum quinquaginta
-10 Cum eo centum sexaginta viri
-12 Cum eo centum et decem viri
-26 Et appendi... vasa argentea centum
Auri centum talenta
2 *Esdr.* 3- 1 Usque ad turrim centum cubitorum
5-17 Magistratus, centum quinquaginta viri
7- 8 Duo millia centum septuaginta duo
-24 Filii Hareph centum duodecim
-26 Et Netupha, centum octoginta octo
-31 Viri Machmas, centum viginti duo
-32 Bethel et Haï, centum viginti tres
-45 Filii Asaph, centum quadraginta octo
-46 Janitores... centum triginta octo
11-14 Et fratres... centum viginti octo
-19 Et Janitores... centum septuaginta duo
Tobiæ. 14- 2 Completis itaque annis centum duobus
Judith. 1- 2 In altitudinem cubitorum centum
2- 7 Centum viginti millia peditum pugnatorum
7- 2 Bellatorum centum viginti millia
16-28 Mansit autem... annos centum quinque
Esth. 1- 1 Centum viginti septem provincias
- 4 Multo tempore, centum videlicet...
8- 9 Centum viginti septem provinciis
9-30 Qui in centum viginti septem provinciis
13- 1 Centum viginti septem provinciarum
16- 1 Centum viginti septem provinciarum
Job. 42-16 Vixit autem Job..centum quadraginta annis
Prov. 17-10 Quam centum plagæ apud stultum
Eccle. 6- 3 Si genuerit quispiam centum liberos
Eccli. 18- 8 Numerus dierum.. ut multum centum anni
41- 6 Sive decem, sive centum, sive mille anni
Isai. 37-36 Assyriorum centum octoginta quinque millia
65-20 Quoniam puer centum annorum morietur
Et peccator centum annorum maledictus erit
Jerem. 52-23 Malogranata centum, retiaculis circumdabantur
Ezech. 40-19 Centum cubitos ad Orientem et ad Aquilonem
-23 Et mensus est a porta usque ad portam centum cubitos
-27 Ad portam in via Australi centum cubitos
-47 Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum
41-13 Et mensus est domus longitudinem, centum
Et parietes ejus longitudinis centum cubitorum
-14 Separatum contra Orientem centum cubitorum
-15 Et hecas ex utraque parte centum cubitorum
42- 2 In facie longitudinis centum cubitos
- 8 Ante faciem templi, centum cubitorum
Dan. 6- 1 Constituit super regnum satrapas centum viginti
Amos. 5- 3 Urbs de qua egrediebantur mille, relinquentur in ea centum
Et de qua egrediebantur centum, relinquentur in ea
Jonæ. 4-11 In qua sunt plusquam centum viginti millia
1 *Mac.* 6-30 Numerus exercitus ejus centum millia peditum

1 *Mac.* 7-41 Percussit ex eis centum octoginta quinque millia
8- 6 Habens centum viginti elephantos
11-45 Centum viginti millia virorum
-48 Occiderunt in illa die centum millia hominum
13-16 Et nunc mitte argenti talenta centum
-19 Et misit pueros et centum talenta
15-13 Cum centum viginti millibus virorum
-35 Horum damus talenta centum
2 *Mac.* 4- 9 Promittebat et alia centum quinquaginta
8-19 Centum octoginta quinque millia perierunt
-20 Soli peremerunt centum viginti millia
12-20 Habentem secum centum viginti millia ped.
13- 2 Habentem peditum centum decem millia
15-22 Interfecisti... centum octoginta quinque millia
Matth. 18-12 Si fuerint alicui centum oves et erraverit una
-28 Qui debebat ei centum denarios
Marc. 4- 8 Afferebat... et unum centum
-20 Fructificant... et unum centum
Luc. 15- 4 Qui habet centum oves, et si perdiderit unam
16- 6 At ille dixit : Centum cados olei
- 7 Qui ait : Centum coros tritici
Joan. 19-39 Ferens mixturam myrrhæ et aloës, quasi libras centum
21-11 Magnis piscibus centum quinquaginta tribus
Act. 1-15 Erat a. turba hom. simul fere centum viginti
Rom. 4-19 Cum jam fere centum esset annorum
Apoc. 7- 4 Centum quadraginta quatuor millia signati
14- 1 Cum eo centum quadraginta quatuor millia
21-17 Mensus est murum ejus centum quadraginta quatuor

CENTUPLICO.

2 *Reg.* 24- 3 Iterumque centuplicet in conspectu Domini

CENTUPLUM.

Gen. 26-12 Invenit in ipso anno centuplum
1 *Par.* 21- 3 Augeat Dominus populum suum centuplum
Matth. 19-29 Centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit
Luc. 8- 8 Ortum fecit fructum centuplum

CENTURIA.

1 *Reg.* 29- 2 Satrapæ quidem Philisthiim incedebant in centuriis et millibus

CENTURIO.

Exod. 18-21 Constitue ex eis tribunos, et centuriones
-25 Constituit... tribunos, et centuriones
Num. 31-14 Iratusq. Moyses... tribunis et centurionibus
-48 Cumq. accessissent... tribuni, centurionesq.
-52 A tribunis, et centurionibus
Deut. 1-15 Constitui eos principes, tribunos, et centuriones
1 *Reg.* 8-12 Constituet sibi tribunos et centuriones
22- 7 Vos faciet tribunos et centuriones
2 *Reg.* 18- 1 Constituit super eos tribunos et centuriones
4 *Reg.* 11- 4 Et assumens centuriones et milites
- 9 Fecerunt centuriones, juxta omnia quæ...
-15 Præcedit autem Joïada centurionibus
-19 Tulitque centuriones, et Cerethi... legiones.
1 *Par.* 13- 1 Iniit a. consilium David cum tribunis et centurionibus
26-26 Et tribuni, et centuriones, et duces exerc.
27- 1 ...Tribuni, et centuriones, et præfecti
28- 1 Convocavit tribunos quoque et centuriones,
29- 6 Polliciti sunt..tribuni quoque et centuriones
2 *Par.* 1- 2 Præcepitq. Salomon... tribunis, et centurionibus
23- 1 Confortatus Joïada assumpsit centuriones
- 9 Dedit Joïada sacerdos centurionibus lanceas
-14 Egressus a. Joïada pontifex ad centuriones
-20 Assumpsitque centuriones, et fortissimos
25- 5 Congregavit igitur Amasias... et centuriones
1 *Mac.* 3-55 Constituit Judas... tribunos, et centuriones
Matth. 8- 5 Accessit ad eum centurio, rogans eum
- 8 Et respondens centurio, ait
-13 Et dixit Jesus centurioni : Vade
27-54 Centurio autem, et qui cum eo erant... timuerunt
Marc. 15-39 Videns aut. centurio, qui ex adverso stabat
-44 Et accersito centurione, interrogavit eum
-45 Et cum cognovisset a centurione
Luc. 7- 2 Centurionis a. cujusdam servus male habens
- 6 Misit ad eum centurio amicos, dicens
23-47 Videns autem centurio quod factum fuerat
Act. 10- 1 Cornelius centurio cohortis, quæ dicitur Italica
-22 Cornelius centurio, vir justus, et timens Deum

Act. 21-32 Assumptis militibus, et centurionibus, decurrit ad illos
22-25 Dicit astanti sibi centurioni Paulus
-26 Quo audito, centurio accessit ad tribunum
23-17 Vocans a. Paulus ad se unum ex centurionibus
-23 Et vocatis duobus centurionibus
24-23 Jussitque centurioni custodire eum
27- 1 Ut a. judicatum est... tradi Paulum... centurioni
- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam
-11 Centurio a. gubernatori... magis credebat
-31 Dixit Paulus centurioni et militibus
-43 Centurio autem volens servare Paulum

CEPE.

Num. 11- 5 In mentem nobis veniunt... et cepe, et allia

CEPHAS.

Chaldaïca vox est, et petram significat. Hoc nomen imposuit Jesus Christus Simoni, filio Jonæ, qui abhinc vocatus est Petrus.

Joan. 1-42 Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus
1 Cor. 1-12 Ego autem Apollo : ego vero Cephæ
3-22 Sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas
9- 5 Et cæteri Apostoli et fratres Domini, et Cephas
15- 5 Et quia visus est Cephæ
Galat. 2- 9 Jacobus, et Cephas, et Joannes
-14 Dixi Cephæ coram omnibus : Si tu cum Judæus sis

CEPHIRA.

Videtur eadem esse civitas atque Caphira, seu Caphara.

1Esdr. 2-25 Filii Cariathiarim, Cephira, et Beroth
2Esdr. 7-29 Filii Cariathiarim, Cephira, et Beroth

CERA.

Judith. 16-18 Petræ, sicut cera, liquescent ante faciem tuam
Psal. 21-15 Factum est cor meum tanquam cera liquescens
57- 9 Sicut cera, quæ fluit, auferentur
67- 3 Sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores
96- 5 Montes sicut cera fluxerunt a facie Dom.
Mich. 1- 4 Et valles scindentur, sicut cera a facie ignis,

CERASTES.

Gen. 49-17 Cerastes in semita mordens ungulas equi

CEREBRUM.

Judic. 4-21 Defixit in cerebrum usque ad terram
9-53 Et confregit cerebrum ejus

CERETHÆI.

2 Reg. 20-23 Banaïas... super Cerethæos, et Phelethæos

CERETHI.

Cerethæos rabbi David interpretatur Philisthæos; alii quamdam eorum provinciam; quod si ita est, pertinebat is locus ad satrapiam Gazæ, quæ omnium maxime ad Austrum vergit.

1 Reg. 30-14 Nos erupimus ad Australem plagam Cerethi,
2 Reg. 8-18 Banaïas a. filius Joaidæ, super Cerethi,
15-18 Et ambulabant juxta eum, et legiones Cerethi
20- 7 Egressi sunt... Cerethi quoque, et Phelethi
3 Reg. 1-38 Descendit ergo... et Cerethi, et Phelethi
-44 Misitq. cum eo Sadoc..et Cerethi et Phelethi
4 Reg. 11-19 Tulitque... et Cerethi, et Phelethi legiones
1 Par. 13-27 Banaïas... super legiones Cerethi et Phelethi

CERNO.

Gen. 30- 1 Cernens a. Rachel quod infœcunda esset
31-43 Et omnia quæ cernis mea sunt
47-23 En, ut cernitis, et vos et terram vestram Pharao possidet
-29 Cumq. appropinquare cerneret diem mortis
50- 1 Quod cernens Joseph, ruit super faciem
-20 Ut exaltaret me... in præsentiarum cernitis
Exod. 2- 6 Aperiens, cernensque in ea parvulum
3- 4 Cernens autem Dominus quod pergeret
32- 9 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
33-10 Cernentibus universis quod columna nubis staret
34-10 Ut cernat populus iste... opus Domini
Num. 16-28 Ut facerem universa quæ cernitis
-38 Ut cernant ea pro signo et monimento
22-23 Cernens asina Angelum stantem in via
Deut. 4-38 Sicut cernis in præsenti die
9-13 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
Josue. 23- 3 Vosque cernitis omnia, quæ fecerit Dominus
Judic. 12- 3 Quod cernens posui animam meam in manibus meis
19-25 Quod cernens homo, eduxit ad eos concubinam
20-36 Quod cernentes filii Israël, dederunt eis ad fugiendum locum
-39 Quod cum cernerent filii Israël
-40 Cum captam cerneret civitatem, et flammas
1 Par. 22-18 Cernitis:.. quod Dom. Deus vester vobiscum sit
2 Par. 29- 8 Sicut ipsi cernitis oculis vestris
30- 7 Qui tradidit eos in interitum, ut ipsi cernitis
31-10 Reliquiarum a. copia est ista, quam cernis
Esth. 16- 4 Dei quoque cuncta cernentis, arbitrantur se posse fugere sententiam
Eccle. 5-10 Nisi quod cernit divitias oculis suis ?
Isai. 33-17 Oculi ejus cernent terram de longe
Jerem. 32-24 Et quæcumq. locutus es, acciderunt, ut tu ipse cernis
43- 9 Cernentibus viris Judæis
Ezech. 28-17 Ante faciem regum dedi te, ut cernerent te

CEROS.

Nomen est cujusdam Nathinæi cujus filii, anno 3516, ante J. Ch. 538, e captivitate Babylonis reversi sunt cum Zorobabele.

1Esdr. 2-44 Filii Ceros, filii Siaa
2Esdr. 7-48 Filii Ceros, filii Siaa

CERTAMEN

Judic. 7- 8 Cum trecentis viris se certamini dedit
20-18 Quis erit... princeps certaminis
-23 Ascendite ad eos et inite certamen
-34 Habitatores urb. ad certamina provocabant
-39 Filii Israël in ipso certamine positi
1 Reg. 4- 2 Inito autem certamine, terga vertit Israël
Et cæsa sunt in illo certamine... quasi quatuor millia
14-20 Et venerunt usque ad locum certaminis
17- 8 Eligite ex vobis virum, et descendat ad singulare certamen
-10 Et ineat mecum singulare certamen
-20 Vociferatus erat in certamine
2 Reg. 2-28 Nec persecuti sunt... neque iniere certamen
10-13 Iniit itaque Joab certamen contra Syros
2 Par. 13- 3 Cumque iniisset Abia certamen
22- 6 Plagas acceperat in supradicto certamine
Sap. 4- 2 Incoinquinatorum certaminum præmium vincens
8-18 Et in certamine loquelæ illius sapientia
10-12 Et certamen forte dedit illi ut vinceret
Eccli. 28-13 Certamen festinatum incendit ignem
Zach. 14- 3 Sicut præliatus est in die certaminis
1Mac. 9-11 Primi certaminis omnes potentes
2Mac. 14-18 Magnitudinem, quam pro patriæ certaminibus habebant
15- 9 Admonens etiam certamina quæ fecerant
Philip. 1-30 Idem certamen habentes, quale et vidistis
1 Tim. 6-12 Certa bonum certamen fidei
2 Tim. 4- 7 Bonum certamen certavi
Hebr. 10-32 Magnum certamen sustinuistis passionum
12- 1 Curramus ad propositum nobis certamen

CERTATIM.

Judic. 9-49 Igitur certatim ramos de arboribus præcidentes,

CERTE, ISSIME.

Gen. 38-23 Habeat sibi, certe mendacii arguere nos non potest
Exod. 23-33 Quod tibi certe erit in scandalum
Levit. 13-48 In stamine, atque sub tegmine, aut certe pellis
Deut. 24- 3 Et dimiserit de domo sua vel certe mortuus fuerit
Judic. 19-13 Manebimus in ea, aut certe in urbe Rama.
1 Reg. 10-24 Certe videtis quem elegit Dominus
20- 9 Ut si certe cognovero completam esse patris mei malitiam
24-21 Scio quod certissime regnaturus sis
26- 4 Et didicit quod illuc venisset certissime
2 Reg. 24-13 Aut certe tribus diebus erit pestilentia in terra
3 Reg. 11- 2 Certissime enim avertent corda vestra
18-27 Aut certe dormit, ut excitetur
20-13 Certe vidisti omnem multitudinem hanc nimiam ?
4 Reg. 5-13 Et si rem grandem dixisset... certe facere debueras
2 Par. 6-36 In terram longinq. vel certe quæ juxta est
24-24 Et certe cum permodicus venisset numerus
1Esdr. 7-26 Judicium erit de eo... vel certe in carcerem
2Esdr. 13-26 Et certe in gentibus multis non erat rex similis
Tobiæ. 3-15 Aut certe desuper terram eripias me
9- 5 Et certe vides quomodo adjuravit me Raguel
Judith. 7- 9 Vel certe fatigati tradent civitatem suam
Job. 13-22 Aut certe loquar, et tu responde mihi
21-27 Certe novi cogitationes vestras
Sap. 14-28 Insaniunt, aut certe vaticinantur falsa
Eccli. 12- 2 Et si non ab ipso, certe a Domino
42-10 Aut certe sterilis efficiatur
Jerem. 2-11 Si mutavit gens deos suos, et certe ipsi non sunt dii
Baruc. 6- 9 Coronas certe aureas habent super capita
Ezech. 8-12 Dixit ad me : Certe vides, fili hominis
-15 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
-17 Dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
20-30 Certe in via patrum vestrorum vos polluimini
47- 6 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
Dan. 2- 8 Certe novi quod tempus redimitis
Malac. 2-17 Aut certe ubi est Deus judicii ?
2Mac. 4-33 Quod cum certissime cognovisset Onias
Act. 2-36 Certissime sciat ergo omnis domus Israël
24-22 Distulit a. illos Felix certissime sciens de via hac

CERTO. *Adverb.*

Sap. 19-17 Unde æstimari ex ipso visu certo potest

CERTO. *Verbum.*

Judic. 3- 2 Ut postea discerent filii eorum certare cum hostibus
20-22 In eod. loco, in quo prius certaverant, aciem direxerunt
2 Reg. 19- 9 Omnis quoque populus certabat
Eccli. 4-33 Et usque ad mortem certa pro justitia
11- 9 De ea re, quæ te non molestat, ne certeris
Colos. 1-29 Certando secundum operationem ejus
1 Tim. 6-12 Certa bonum certamen fidei
2 Tim. 2- 5 Nam et qui certat in agone, non coronatur, nisi legitime certaverit
4- 7 Bonum certamen certavi

CERTUS, A, UM.

Deut. 13-14 Si inveneris certum esse quod dicitur
Josue. 22-11 Cum... et ad eos certi nuntii detulissent
Judic. 20-16 Et sic fundis lapides ad certum jacientes
1 Reg. 23-23 Et revertimini ad me ad rem certam
Tobiæ. 3-21 Hoc a. pro certo habet, omnis qui te colit
Judith. 11-12 Certum est quod in perditionem dabuntur
Esth. 9-27 Et certa expetunt tempora
13-18 Eo quod eis certa mors impenderet
Prov. 8-27 Quando, certa lege, et gyro vallabat abyssos
Sap. 5-19 Et accipiet pro galea judicium certum
-22 Et ad certum locum insilient
7-22 Certus, suavis, amans bonum, acutus
-23 Benignus, stabilis, certus, securus
Eccli. 19-22 Est solertia certa, et ipsa iniqua
-23 Et est qui emittit verbum certum
22-33 Quis dabit... super labia mea signaculum certum ?
2Mac. 14-43 Sed, cum... non certo ictu plagam dedisset
Luc. 20- 6 Certi sunt enim Joannem prophetam esse
Act. 16-10 Certi facti quod vocasset nos Deus
21-34 Et cum non posset certum cognoscere
23-15 Tanquam aliquid certius cognituri de eo
-20 Quasi aliq. certius inquisituri sint de illo
25-26 De quo quid certum scribam domino
26- 5 Secundum certissimam sectam nostræ religionis vixi
Rom. 8-38 Certus sum e. quia neque mors, neque vita
15-14 Certus sum autem, fratres mei.. de vobis.
2 Tim. 1- 5 Certus sum autem quod et in te
-12 Et certus sum, quia potens est
2 Petr. 1-10 Ut per bona opera certam vestram vocationem... faciatis
-14 Certus quod velox est depositio tabernaculi mei

CERVICAL.

Ezech. 13-18 Et faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis
-21 Et dirumpam cervicalia vestra
Marc. 4-38 Et ipse erat in puppi super cervical dormiens

CERVICATUS.

Eccli. 16-11 Et si unus fuisset cervicatus, mirum

CERVIX.

Gen. 27-40 Cum excutias et solvas jugum ejus de cervicibus tuis
49- 8 Manus tua in cervicibus inimicorum tuorum
Exod. 32- 9 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit

Exod. 33- 3 Non enim ascendam tecum, quia populus duræ cervicis es
- 5 Populus duræ cervicis es
34- 9 Populus enim duræ cervicis est
Levit. 26-13 Et qui confregi catenas cervicum vestrarum
Deut. 9- 6 Cum durissimæ cervicis sis populus
-13 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
10-16 Et cervicem vestram ne induretis amplius
21- 4 Et cædent in ea cervices vitulæ
28-48 Et ponet jugum ferreum super cervicem tuam,
31-27 Ego e. scio... et cervicem tuam durissimam
Judic. 8-28 Nec potuerunt ultra cervices elevare
1 *Reg.* 4-18 Et fractis cervicibus, mortuus est
4 *Reg.* 17-14 Non audierunt, sed induraverunt cervicem suam juxta cervicem patrum suorum
2 *Par.* 18-33 Et percuteret regem Israël inter cervicem, et scapulas
23-15 Et imposuerunt cervicibus ejus manus
30- 8 Nolite indurare cervices vestras
36-13 Et induravit cervicem suam et cor
2 *Esdr.* 9-16 Et induraverunt cervices suas, et non audierunt
-17 Et induraverunt cervices suas
-29 Cervicem suam induraverunt, nec audierunt
Judith. 13-10 Et percussit bis in cervicem ejus
16-11 Amputavit pugione cervicem ejus
Job. 13-12 Et redigentur in lutum cervices vestræ
15-26 Et pingui cervice armatus est
16-13 Tenuit cervicem meam, confregit me
Psal. 128- 4 Dominus justus concidit cervices peccatorum
Prov. 29- 1 Qui corripientem dura cervice contemnit
Eccli. 30-12 Curva cervicem ejus in juventute
38-19 Et tristitia cordis flectit cervicem
Isai. 48- 4 Et nervus ferreus cervix tua, et frons tua ærea
Jerem. 7-26 Sed induraverunt cervicem suam
17-23 Sed induraverunt cervicem suam, ne audirent me
19-15 Quoniam induraverunt cervicem suam
27-11 Porro gens, quæ subjecerit cervicem suam sub jugo
48-39 Quomodo dejecit cervicem Moab, et confusus est?
Thren. 5- 5 Cervicibus nostris minabamur
Baruc. 2-21 Inclinate humerum vestrum, et cervicem vestram
-30 Populus est enim dura cervice
4-25 Super cervices ipsius ascendes
1 *Mac.* 1-64 Et suspendebant pueros a cervicibus
2 *Mac.* 14-44 Quibus velociter locum dantibus casui ejus, venit per mediam cervicem
Act. 7-51 Dura cervice, et incircumcisis cordibus
15-10 Imponere jugum super cervices discipulorum
Rom. 16- 4 Qui pro anima mea suas cervices supposuerunt

CERVUS, CERVA.

Gen. 49-21 Nephthali, cervus emissus, et dans eloquia pulchritudinis
Deut. 12-15 Quod offerri licet, sicut capream, et cervum, comedes
-22 Sicut comeditur caprea et cervus
14- 5 (*Ne comedatis*) cervum et capream, bubalum
15-22 Vescentur eis, quasi caprea et cervo
2 *Reg.* 22-34 Coæquans pedes meos cervis
3 *Reg.* 4-23 Excepta venatione cervorum, caprearum, atque bubalorum
Job. 39- 1 Vel parturientes cervas observasti?
Psal. 17-34 Perfecit pedes meos tanquam cervorum
28- 9 Vox Domini præparantis cervos
41- 2 Quemadmodum desiderat cervus ad fontes
103-18 Montes excelsi cervis
Prov. 5-19 Cerva charissima et gratissimus hinnulus
Cant. 2- 7 Adjuro... per capreas cervosque camporum
- 9 Similis... capreæ, hinnuloque cervorum
-17 Similis... capreæ, hinnuloque cervorum
3- 5 Adjuro... per capreas, cervosque camporum
8-14 Assimilare capreæ hinnuloque cervorum
Isai. 35- 5 Tunc saliet sicut cervus claudus
Jerem. 14- 5 Nam et cerva in agro peperit
Habac. 3-19 Ponet pedes meos quasi cervorum

CESELETHTHABOR.
Urbs in tribu Zabulon.

Josue. 19-12 Revertitur... in fines Ceseleththabor

CESIL. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-30 Et Eltholad et Cesil et Harma

CESION. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue. 19-20 Rabboth, et Cesion, Abes
Josue. 21-28 De tribu Issachar Cesion, et Dabereth

CESSIO.

Ruth. 4- 7 Hoc erat testimonium cessionis in Israël

CESSO.

Gen. 2- 3 Quia in eo cessaverat ab omni opere suo
8- 8 Ut videret si jam cessassent aquæ
-11 Intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ
11- 8 Cessaverunt ædificare civitatem
18-33 Postquam cessavit loqui ad Abraham
27-45 Et cesset indignatio ejus
29-35 Cessavitque parere
38- 5 Quo nato parere ultra cessavit
Exod. 9-29 Et cessabunt tonitrua, et grando non erit
-33 Et cessaverunt tonitrua et grando
23-12 Septimo die cessabis, ut requiescat bos...
31-17 In septimo (*die*) ab opere cessavit
34-21 Die septimo cessabis arare et metere
36- 6 Cessatum est a muneribus offerendis
Levit. 13-58 Si cessaverit, lavabit aqua ea quæ pura sunt
15-25 Post menstruum sanguinem fluere non cessat
-28 Si steterit sanguis et fluere cessaverit
Num. 8-25 Servire cessabunt
11-25 Nec ultra cessaverunt
16-48 Deprecatus est, et plaga cessavit
20- 6 Ut satiati, cesset murmuratio eorum
25- 8 Cessavitque plaga a filiis Israël
Deut. 32-26 Cessare faciam ex hominibus memoriam
Josue. 14-15 Et terra cessavit a præliis
Judic. 5- 7 Cessaverunt fortes in Israël et quieverunt
18- 9 Nolite negligere, nolite cessare
19-23 Cessate ab hac stultitia
Ruth. 3-18 Neque enim cessabit homo nisi compleverit
1 *Reg.* 7- 8 Ne cesses clamare pro nobis ad Dominum
10-13 Cessavit autem prophetare
12-23 Absit... ut cessem orare pro vobis
27- 1 Cessetque me quærere in cunctis finibus Israël
2 *Reg.* 13-36 Cumq. cessasset loqui, apparuerunt filii regis
-39 Cessavitque rex David persequi Absalom
24-21 Et cesset interfectio quæ grassatur
3 *Reg.* 22-15 Ire debemus... ad præliandum, an cessare?
-33 Quod non esset rex, et cessaverunt
1 *Par.* 21-15 Sufficit, jam cesset manus tua
-22 Et cesset plaga a populo
2 *Esdr.* 4-11 Interficiamus eos, et cessare faciamus opus
6- 9 Cogitantes quod cessarent manus nostræ
Tobiæ. 5-28 Ad hanc vocem cessavit flere mater ejus
Judith. 5-11 Et cessasset plaga ab eis, et iterum
-26 Cum cessasset loqui Achior verba hæc
6- 1 Factum est autem cum cessassent loqui
10- 1 Cum cessasset clamare ad Dominum
Job. 3-17 Ibi impii cessaverunt a tumultu
29- 9 Principes cessabant loqui, et digitum
Psal. 105-30 Et cessavit quassatio
Prov. 19-27 Non cesses, fili, audire doctrinam
21-26 Qui autem justus est tribuet, et non cessabit
22-10 Cessabuntque causæ, et contumeliæ
24-11 Et qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses
25-10 Ne forte insultet... et exprobrare non cesset
Eccle. 2-20 Unde cessavi, renuntiavitque cor meum ultra laborare
4- 8 Et tamen laborare non cessat
10- 4 Curatio faciet cessare peccata maxima
11- 6 Mane semina... vespere ne cesset manus tua
Eccli. 10-20 Cessare fecit memoriam eorum a terra
31-20 Cessa prior causa disciplinæ, et noli nimius
Isai. 14- 4 Quomodo cessavit exactor, quievit tributum
17- 3 Et cessabit adjutorium ab Ephraïm
21- 2 Omnem gemitum ejus cessare feci
24- 8 Cessavit gaudium tympanorum
30-11 Cesset a facie nostra sanctus Israël
33- 8 Dissipatæ sunt viæ, cessavit transiens per semitam
58- 1 Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem
Jerem. 3-19 Patrem vocabis me, et post me ingredi non cessabis
36-29 Rex... cessare faciet ex illa hominem et jumentum
38-27 Venerunt... principes... et cessaverunt ab eo
41- 8 Cessavit, et non interfecit eos cum fratribus
44-18 Ex... tempore quo cessavimus sacrificare
48-42 Et cessabit Moab esse populus
51-30 Cessaverunt fortes Babylonis a prælio
Ezech. 6- 6 Et cessabunt idola vestra
30-10 Cessare faciam multitudinem Ægypti
-13 Et cessare faciam idola de Memphis
34-10 Cessare faciam eos ut ultra non pascant gregem
-25 Cessare faciam bestias pessimas de terra
Dan. 3-46 Non cessabant... succendere fornacem
11-18 Cessare faciet principem opprobrii sui
Osee. 2-11 Cessare faciam omne gaudium ejus
Osee. 4-10 Fornicati sunt, et non cessaverunt
Jonæ. 1-11 Quid faciemus tibi et cessabit mare a nobis
-12 Tollite me... et cessabit mare a vobis
1 *Mac.* 2-23 Et ut cessavit loqui verba hæc
3-23 Ut cessavit autem loqui, insiluit in eos
7-24 Cessaverunt ultra exire in regionem
9-73 Et cessavit gladius ex Israël
11-50 Et cessent Judæi oppugnare nos et civitatem
2 *Mac.* 4- 6 Nec Simonem posse cessare a stultitia sua
9- 6 Licet ille nullo modo a sua malitia cessaret
-18 Sed non cessantibus doloribus
15-28 Cumque cessassent, et cum gaudio redirent
Matth. 14-32 Cum ascendisset in naviculam, cessavit ventus
Marc. 4-39 Dixit mari... Obmutesce, et cessavit ventus
6-51 Ascendit ad illos in navim et cessavit ventus
Luc. 5- 4 Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem
7-45 Hæc... non cessavit osculari pedes meos
8-24 Surgens increpavit ventum... et cessavit
11- 1 Ut cessavit, dixit unus ex Discipulis
Act. 5-42 Omni a. dei non cessabant in templo... docentes
6-13 Iste non cessat loqui verba adversus... legem
20- 1 Postquam autem cessavit tumultus
-31 Per triennium nocte et die non cessavi...
21-32 Cessaverunt percutere Paulum
1 *Cor.* 13- 8 Sive linguæ cessabunt, sive scientia destruetur
Ephes. 1-16 Non cesso gratias agens pro vobis
Colos. 1- 9 Non cessamus pro vobis orantes
Hebr. 10- 2 Alioquin cessassent offerri
2 *Petr.* 2- 3 Quibus judicium jam olim non cessat

CETE, CETUS.

Gen. 1-21 Creavitque Deus cete grandia
Job. 7-12 Numquid mare ego sum, aut cetus, quia
Isai. 27- 1 Dominus... occidet cetum qui in mari est
Dan. 3-79 Benedicite cete, et omnia... in aquis, Domino
Matth. 12-40 Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti

CETHÆI *sive* HETHÆI.

Fuerunt una ex septem gentibus quæ Chananæam incolebant, antequam occuparetur ab Hebræis. Chananæi et Cethæi idola adorabant, filios suos idolis consecrabant, multasque impietates perpetrabant; ideo Propheta dicit matrem Jerusalem esse Cethæam, quia Judæi projecerant Deum suum et simulacra deorum gentium adorabant.

Ezech. 16- 3 Pater tuus Amorrhæus, et mater tua Cethæa.
-45 Mater vestra Cethæa, et pater vester Amorrhæus

CETHEI. *Macedonii sunt.*

1 *Mac.* 8- 5 Persem Cetheorum regem... contriverunt in bello

CETHIM.

Filius tertius Javan, filii Japheth, filii Noe. Videtur in Scripturis Cethim hunc incoluisse Macedoniam quam replevit incolis.

Gen. 10- 4 Filii autem Javan... Cethim et Dodanim
1 *Par.* 1- 7 Filii a. Javan.. Tharsis, Cethim et Dodanim

CETHIM.

Insulæ sunt maris Mediterranei; nam, ut notat S. Hieronymus, Cethim sunt insulæ Cypri, Italiæ etiam et Macedoniæ regiones; unde ex Cethim dicitur egressus Alexander Macedo.

Isai. 23- 1 De terra Cethim revelatum est eis
-12 In Cethim consurgens transfreta,
Jerem. 2-10 Transite ad insulas Cethim, et videte
1 *Mac.* 1- 1 Egressus de terra Cethim

CETHLIS. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-40 Chebbon, et Leheman, et Cethlis

CETRON. *Urbs in tribu Zabulon.*

Judic. 1-30 Zabulon non delevit habitatores Cetron

CETURA.

Anno mundi 2179, ante J. Ch. 1875. Mortua Sara, et Agar dimissa et forte etiam defuncta, Abraham aliam duxit uxorem nomine Ceturam, quæ videtur fuisse ancilla Abrahæ, ut etiam fuerat Agar. Ambas eas vocat Scriptura concubinas. Erant tamen uxores legitimæ, ut etiam aliquando vocantur. Non erant autem uxores ingenuæ et primariæ, nec matresfamilias; sed servilis conditionis et ancillæ manebant, etiam post nuptias, in thori tantum communionem admissæ. Cetura peperit Abrahæ sex filios: Zaram, Jecsan, Ma-

dan, Madian, Jesboc, et Sue. Et dedit Abraham cuncta quæ possederat, Isaac. Filiis autem Agar et Ceturæ largitus est munera, id est, pecuniam auri et argenti, vestes, armenta, camelos, etc., et separavit eos ab Isaac filio suo, ne cum illo contenderent, eumque in terræ promissæ possessione turbarent et ne posteri eorum sua idololatria et vitiis Isaacidas inficerent. Mansit Isaac cum patre in regione Geraræ et Bersabee; filii vero concubinarum abierunt ad Orientalem plagam, id est, in Arabiam Petrosam.

Gen. 25- 1 Abraham... duxit uxorem nomine Ceturam
1 Par. 1-32 Filii autem Ceturæ concubinæ Abraham,... Jamran, Jecsan
-33 Omnes hi, filii Ceturæ

CHABRI.

Chabri et Charmi erant in Bethulia obsessa presbyteri quos accersivit Judith, ut eis exprobraret diffidentiam in Domino, promittentibus simul cum Ozia si transactis quinque diebus non venisset auxilium, se tradituros civitatem Holoferni.

Judith. 8- 9 Misit presbyteros Chabri, et Charmi

CHABUL.

Regio est quam Salomon dedit Hiram regi Tyri pro lignis cedrinis et abiegnis et auro; quam autem noluit accipere Hiram quia ei non placuerat. Vide Cabul.

3 Reg. 9-13 Et appellavit eas terram Chabul usque in diem hanc.

CHÆREAS.

Frater Timothei. Ambo perierunt in obsidione Gazaræ.

2 Mac. 10-32 Timotheus vero confugit in Gazaram... cui præerat Chæreas
-37 Et fratrem ejus Chæream... occiderunt

CHALAL.

Unus ex iis qui uxores in captivitate duxerant alienas et postea dimiserunt.

1 Esdr. 10-30 Et de filiis Phahath Moab, Edna, et Chalal

CHALANNE.

Civitas regni Nemrod in terra Sennaar, cujus et Isaias meminit eam vocans Calano, *et Amos sub nomine* Chalane. *Postea fuit Seleucia, sive Ctesiphon regia Persarum.*

Gen. 10-10 Principium regni ejus... et Achad, et Chalane
Amos. 6- 2 Transite in Chalane, et videte

CHALCHAL.

Quartus filius Zaræ, filii Juda.

1 Par. 2- 6 Filii quoque Zaræ... Chalchal quoque et Dara

CHALCOL.

Filius Mahol cantoris et ipse cantor.

3 Reg. 4-31 Sapientior Ethan Ezraita, et Heman, et Chalcol

CHALDÆA.

Provincia est Asiæ Majoris, cujus erat caput et metropolis Babylon. Ex hac provincia oriundus erat Abraham.

Jerem. 50-10 Et erit Chaldæa in prædam
51-24 Et reddam... habitatoribus Chaldææ, omne malum suum
-35 Et sanguis meus super habitatores Chaldææ
Ezech. 11-24 Et spiritus levavit me, adduxitq. in Chaldæam
23-16 Et misit nuntios ad eos in Chaldæam

CHALDÆI.

Ur Chaldæorum urbs ab igne, qui fortasse in ea colebatur, nomen invenit; et quod dicitur Abram adductum ex ur, sive ex igne Chaldæorum, habetur etiam 2Esdr. 9-7. Deus qui elegisti Abraham et eduxisti eum de igne Chaldæorum. *Sensus est, eductum ex illa urbe, vel ex igne tribulationum, quæ a Chaldæis idololatris Abrahamo fideli intentabantur, vel ex igne, et flammis; nam traditio Hebræorum est Abrahamum rogo addictum a Chaldæis, et in ignem injectum divino beneficio servatum esse; quam narrationem S. Hieronymus, licet ut fabulosam rejicere videatur, tamen postea approbat.*

Gen. 11 28 Mortuusq. est Aran... in Ur Chaldæorum
-31 Et eduxit eos de Ur Chaldæorum
15- 7 Ego Dom. qui eduxi te de Ur Chaldæorum
4 Reg. 24- 2 Immisitq. ei Dom. latrunculos Chaldæorum
25- 4 Porro Chaldæi obsidebant... civitatem
- 5 Persecutus est exercitus Chaldæorum reg.
-10 Destruxit omnis exercitus Chaldæorum
-13 Columnas a. æreas... confregerunt Chaldæi
-24 Nolite timere servire Chaldæis
-25 Percusseruntq. Godoliam... sed et Judæos, et Chaldæos
-26 Venerunt in Ægyptum, timentes Chaldæos
2 Par. 36- 6 Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex Chaldæorum
-17 Adduxit enim super eos regem Chaldæorum
1 Esdr. 5-12 Traddidit eos in manus... regis Babylonis Chaldæi
2 Esdr. 9- 7 Et eduxisti eum de igne Chaldæorum
Judith. 5- 6 Populus iste ex progenie Chaldæorum est
- 7 Qui erant in terra Chaldæorum
Job. 1-17 Chaldæi fecerunt tres turmas
Isai. 13-19 Inclyta superbia Chaldæorum
23-13 Ecce terra Chaldæorum talis populus non fuit
43-14 Detraxi... Chaldæos in navibus suis gloriantes
47- 1 Non est solium filiæ Chaldæorum
- 5 Et intra in tenebras, filia Chaldæorum
48-14 Et brachium suum in Chaldæis
-20 Egredimini de Babylone, fugite a Chaldæis
Jerem. 21- 4 Vos pugnatis adversus regem Babylonis et Chaldæos
- 9 Qui... transfugerit ad Chaldæos, qui obsident vos, vivet
22-25 Et dabo te... et in manu Chaldæorum
24- 5 Quam emisi de loco isto in terram Chaldæorum
25-12 Visitabo super regem Babyl... et super terram Chaldæorum
32- 4 Et Sedecias... non effugiet de manu Chaldæorum
- 5 Si autem dimicaveritis adversum Chaldæos
-24 Et urbs data est in manus Chaldæorum
-25 Cum urbs data sit in manus Chaldæorum
-28 Ecce ego tradam civitatem istam in manus Chaldæorum
-29 Et venient Chaldæi præliantes adversus urbem
-43 Et data sit in manus Chaldæorum
33- 5 Venientium ut dimicent cum Chaldæis
35-11 Et ingrediamur Jerusalem a facie exercitus Chaldæorum
37- 4 Et audientes Chaldæi, qui obsidebant Jerusalem
- 7 Et redient Chaldæi, et bellabunt
- 8 Euntes abibunt, et recedent a nobis Chaldæi
- 9 Si percusseritis omnem exercitum Chaldæorum
-10 Ergo cum recessisset exercitus Chaldæorum
-12 Et apprehendit Jeremiam,... dicens : Ad Chaldæos profugis
-13 Falsum est, non fugio ad Chaldæos
38- 2 Qui autem profugerit ad Chaldæos, vivet
-18 Tradetur civitas hæc in manus Chaldæorum
-19 Propter Judæos, qui transfugerunt ad Chaldæos
-23 Et filii tui educentur ad Chaldæos
39- 5 Persecutus est a. eos exercitus Chaldæorum
- 8 Et domum vulgi succenderunt Chaldæi igni.
40- 9 Nolite timere servire Chaldæis
-10 Ut respondeam præcepto Chaldæorum
41- 3 Et Chaldæos qui reperti sunt ibi... percussit Ismahel
-18 A facie Chaldæorum : timebant enim eos
43- 3 Ut tradat nos in manus Chaldæorum
50- 1 De Babylone, et de terra Chaldæorum
- 8 Et de terra Chaldæorum egredimini
-25 Opus est Domino Deo exercituum in terra Chaldæorum
-35 Gladius ad Chaldæos, ait Dominus
-45 Quas (*cogitationes*) cogitavit super terram Chaldæorum
51- 4 Et cadent interfecti in terra Chaldæorum
-54 Et contritio magna de terra Chaldæorum
52- 7 Chaldæis obsidentibus urbem in gyro
- 8 Persecutus est autem Chaldæorum exercitus regem
-14 Et totum murum Jerusalem... destruxit cunctus exercitus Chaldæorum
-17 Et mare æneum... confregerunt Chaldæi
Baruc. 1- 2 In tempore quo ceperunt Chaldæi Jerusal.
6-40 Ipsis Chaldæis non honorantibus ea
Ezech. 1- 3 Ad Ezechielem... sacerdotem in terra Chaldæorum
12-13 Et adducam eum... in terram Chaldæorum
16-29 Et multiplicasti fornicationem tuam in terra Chanaan, cum Chaldæis
23-14 Cumque vidisset... imagines Chaldæorum expressas
-15 Filiorum Babylonis, terræque Chaldæorum
-23 Filios Babylonis et universos Chaldæos
Dan. 1- 4 Ut doceret eos litteras et linguam Chaldæorum
2- 2 Ut convocarentur... et malefici, et Chaldæi
- 4 Responderuntque Chaldæi regi syriace
- 5 Et respondens rex, ait Chaldæis
-10 Respondentes ergo Chaldæi coram rege Sciscitatur ab omni ariolo et mago et Chaldæo
3- 8 Accedentes viri Chaldæi, accusaverunt Judæos
-48 Et incendit quos reperit juxta fornacem de Chaldæis
4- 4 Tunc ingrediebantur arioli, magi, Chaldæi
5- 7 Ut introducerent magos, Chaldæos et arusp.
-11 Principem... Chaldæorum et aruspicum constituit eum
-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex Chaldæus
9- 1 Qui imperavit super regnum Chaldæorum
Habac. 1- 6 Quia ecce ego suscitabo Chaldæos
Act. 7- 4 Tunc exiit de terra Chaldæorum

CHALE.

Urbs Assyriæ, quam ædificavit Nemrod.

Gen. 10-11 Egressus est Assur, et ædificavit Niniven,.. et Chale
-12 Resen quoque inter Niniven et Chale

CHALI. *Urbs in tribu Aser.*

Josue. 19-25 Fuitq. terminus eorum Halcath, et Chali

CHAM.

Noë cum esset quingentorum annorum, genuit Sem, Cham et Japhet. Atqui non est credibile nec probabile Noë usque ad annum ætatis suæ quingentesimum abstinuisse conjugio. Ergo alios ante Sem, Cham et Japhet genuit filios qui mortui sunt ante diluvium. Post annum ergo quingentesimum Noë genuit, id est, generare cœpit Sem, Cham et Japhet successive; nec enim eodem anno hi tres simul geniti sunt. Incertum est tempus nativitatis Cham; putant aliqui natum esse anno mundi 1556 vel 57. Notus iste filius Noë ob suam erga patrem agendi rationem. Nam Patriarcha Noë cum vineam plantasset et bibens vinum, cujus vis adhuc illi erat ignota, inebriatus esset, nudatus est in tabernaculo suo. Quod cum vidisset Cham pater Chanaan, verenda scilicet patris sui esse nudata, nuntiavit duobus fratribus suis foras; fratres autem imponentes humeris suis pallium, et incedentes retrorsum operuerunt verenda patris. Evigilans Noë ex vino et videns se alieno pallio tectum, quid factum esset quæsivit et ex filiis cognovit. Maledixit Chanaan filio Cham; non Cham ipsi, quia antea benedictionem acceperat a Domino. In Chanaan autem fertur maledictio, non odio personæ, sed spiritu prophetico quid futurum esset prænuntiante. Cham habitavit Ægyptum quæ sæpe vocatur terra Cham. Inde posteri dispersi sunt partim in Africa, partim in Asia.

Gen. 5-31 Noë vero... genuit Sem, Cham, et Japhet
6-10 Et genuit tres filios Sem, Cham, et Japhet
7-13 Ingressus est Noë, et Sem, et Cham, et Japhet
9-18 Egressi sunt de arca Sem, Cham et Japhet Porro Cham ipse est pater Chanaan
-22 Quod cum vidisset Cham pater Chanaan
10- 1 Filiorum Noë, Sem, Cham et Japhet
- 6 Filii autem Cham, Chus, et Mesraïm
-20 Hi sunt filii Cham in cognationibus
1 Par. 1- 4 Noë, Sem, Cham, et Japhet
- 8 Filii Cham, Chus, et Mesraïm et Phut, et Chanaan
4-40 In qua ante habitaverant de stirpe Cham
Psal. 77-51 Et percussit... primitias omnis laboris eorum in tabernaculis Cham
104-23 Et Jacob accola fuit in terra Cham
-27 Posuit in eis verba... prodigiorum in terra Cham
105-22 (*Qui fecit*) mirabilia in terra Cham

CHAMAAL.

Filius Jephlat, filii Heber.

1 Par. 7-33 Filii Jephlat : Phosech, et Chamaal, et Asoth

CHAMAAM.

Anno mundi 3008, ante J. Ch. 1046, filius Berzellai Galaaditis, qui regem David coram Absalom fugientem Jordanem traduxit. Cum

præ nimia ætate Berzellaï non posset comitari regem ultra, ait : Vadat servus tuus Chamaam cum rege domino meo. Consensit David, transivit in Galgalam et Chamaam cum eo.

2 *Reg.* 19-37 En autem servus tuus Chamaam, ipse vadat.
-38 Dixit itaque ei rex : Mecum transeat Chamaam
-40 Transivit ergo rex in Galgalam et Chamaam cum eo

CHAMAAM.

Locus est juxta Bethlehem. Locum istum David dederat Chamaam filio Berzellaï eo quod se, cum fugeret Absalom, secutus esset.

Jerem. 41-17 Et sederunt peregrinantes in Chamaam,

CHAMÆLEON.

Levit. 11-30 Migale, et chamæleon, et stellio

CHAMOS.

Nobile Moabitarum idolum quod putant aliqui Saturnum, aliqui Priapum, alii autem eumdem putant cum Baccho, quia apud Græcos κῶμος est et comessatio et compotatio. S. Hieronymus pluresque interpretes putant esse Beelphegor, quod verisimile videtur ex eo quod apud Moabitas adoraretur Beelphegor, ut patet ex Numerorum capite in quo Moyses idololatriam exprobrat Israelitis, in quam inciderant ut placerent filiabus Moabitarum. Cum jam esset senex Salomon, depravatum est cor ejus per mulieres idololatras, ut sequeretur deos alienos, et ædificavit fanum Chamos idolo Moab in monte qui est contra Jerusalem, id est, in monte Oliveti, qui propterea dictus est Mons offensionis.

Num. 21-29 Væ tibi, Moab; peristi, popule Chamos
Judic. 11-24 Nonne ea quæ possidet Chamos..tibi.. debentur?
3 *Reg.* 11- 7 Ædificavit Salomon fanum, Chamos idolo Moab
-33 Eo quod... et adoraverit... Chamos Deum Moab
4 *Reg.* 23-13 Et Chamos offensioni Moab, et Melchom
Jerem. 48- 7 Et ibit Chamos in transmigrationem
-13 Et confundetur Moab a Chamos
-46 Væ tibi Moab, periisti popule Chamos

CHANAAN.

Filius quartus Cham. Vide CHAM. *Nomen suum dedit huic regioni quam et ipse habitavit, quæ promissa fuit Abrahæ et filiis ejus et est Judæa appellata, et hodie Palæstina. Chanaan filius Cham natus est anno quarto post diluvium. Primus dicitur vidisse avi nuditatem, et patri Cham indicasse; itaque in eum fertur maledictio, non odio personæ, sed spiritu prophetico, quid futurum esset prænuntiante. Puniti sunt autem Cham et Chanaan in suis posteris, qui fuerunt majorum suorum impietatis imitatores et hæredes.*

Gen. 9-18 Porro Cham ipse est pater Chanaan
-22 Quod cum vidisset Cham pater Chanaan
-25 Ait : Maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus suis
-26 Benedictus...Deus Sem : Sit Chanaan servus ejus
-27 Et habitet in tabernaculis Sem : Sitque Chanaan servus ejus
10-15 Chanaan autem genuit Sidonem
-19 Factique sunt termini Chanaan venientibus
11-31 Eduxit eos de Hur... ut irent in terram Chanaan
12- 5 Et egressi sunt, ut irent in terram Chanaan
13-12 Abram habitavit in terra Chanaan
16- 3 Habitare cœperant in terra Chanaan
17- 8 Daboque tibi... omnem terram Chanaan
23- 2 Arbee, quæ est Hebron, in terra Chanaan
-19 Hæc est Hebron in terra Chanaan
28- 1 Noli accipere conjugem de genere Chanaan
- 6 Non accipies uxorem de filiabus Chanaan
- 8 Quod non libenter aspiceret filias Chanaan
31-18 Pergens ad Isaac... in terram Chanaan
33-18 Transivitque in Salem... quæ est in terra Chanaan
35- 6 Venit igitur Jacob Luzam, quæ est in terra Chanaan
36- 2 Esaü accepit uxores de filiabus Chanaan
- 5 Hi filii Esaü, qui nati sunt ei in terra Chanaan
- 6 Quæ habere poterat in terra Chanaan
37- 1 Habitavit autem Jacob in terra Chanaan
Gen. 42- 5 Erat autem fames in terra Chanaan
- 7 Unde venistis?... de terra Chanaan
-13 Sumus filii viri unius in terra Chanaan
-29 Veneruntque ad Jacob patrem suum in terra Chanaan
-32 Minimus cum patre nostro est in terra Chanaan
44- 8 Pecuniam... reportavimus ad te de terra Chanaan
45-17 Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan
-25 Venerunt in terram Chanaan ad patrem
46- 6 Et omnia quæ possederat in terra Chanaan
-12 Mortui sunt a. Her et Onan in terra Chanaan
-31 Qui erant in terra Chanaan, venerunt ad me
47- 1 Pater meus et fratres... venerunt de terra Chanaan
- 4 Ingravescente fame in terra Chanaan
-13 Oppresserat fames terram, maxime Ægypti et Chanaan
48- 3 Apparuit mihi in Luza, quæ est in terra Chanaan
- 7 Mortua est Rachel in terra Chanaan
49-30 Contra Mambre in terra Chanaan
50- 5 In sepulchro meo, quod fodi mihi in terra Chanaan, sepelies me
-11 Quod cum vidissent habitatores terræ Chanaan
-13 Et portantes eum in terram Chanaan
Exod. 6- 4 Pepigique fœdus cum eis, ut darem eis terram Chanaan
15-15 Obriguerunt omnes habitatores Chanaan
16-35 Usquequo tangerent fines terræ Chanaan
Levit. 14-34 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
18- 3 Juxta morem regionis Chanaan... non agetis
25-38 Eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan
Num. 13- 3 Mitte viros, qui considerent terram Chanaan
-18 Ad considerandam terram Chanaan
26-19 Ambo mortui sunt in terra Chanaan
32-30 Sin a. noluerint transire in terram Chanaan
-32 Pergemus coram Dom. in terram Chanaan
33-40 Audivitque Chananæus rex Arad... in terram Chanaan venisse filios Israël
-51 Intrantes terram Chanaan
34- 2 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
-29 Ut dividerent filiis Israël terram Chanaan
35-10 Quando transgressi fueritis Jordanem in terram Chanaan
-14 Et tres (*erunt*) in terra Chanaan
Deut. 32-49 Et vide terram Chanaan
Josue. 5- 1 Et cuncti reges Chanaan
-12 Sed comederunt de frugibus... terræ Chanaan
13- 3 Terra Chanaan, quæ in quinque regulos Philisthiim dividitur
- 4 Omnis terra Chanaan, et Maara
14- 1 Quod possederunt filii Israël in terra Chanaan
21- 2 Locuti sunt ad eos in Silo terræ Chanaan
22- 9 De Silo, quæ sita est in Chanaan
-10 Cumque venissent... in terram Chanaan
-11 Ædificasse... altare in terra Chanaan
-32 Reversusque est.., de terra Galaad, finium Chanaan
24- 3 Et adduxi eum in terram Chanaan
Judic. 4- 2 Tradidit illos Dominus in manus Jabin regis Chanaan
-23 Humiliavit ergo Deus Jabin regem Chanaan
-24 Opprimebant Jabin regem Chanaan
5-19 Pugnaverunt reges Chanaan in Thanach
10-12 Sidonii quoque, et Amalec, et Chanaan
21-12 Adduxerunt eas... in terram Chanaan
1 *Par.* 1- 8 Chus et Mesraïm, et Phut, et Chanaan
-13 Chanaan vero genuit Sidonem
16-18 Dicens : Tibi dabo terram Chanaan*
Psal. 104-11 Dicens : Tibi dabo terram Chanaan
105-38 Quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan
134-11 Et Og regem Basan et omnia regna Chanaan
Isai. 19-18 Erunt quinque civitates... loquentes lingua Chanaan
23-11 Dominus mandavit adversus Chanaan
Baruc. 3-22 Non est audita in terra Chanaan
Ezech. 16- 3 Radix tua et generatio tua de terra Chanaan
-29 Et multiplicasti fornicationem tuam in terra Chanaan
17- 4 Et transportavit eam in terram Chanaan
Dan. 13-56 Semen Chanaan et non Juda, species decepit te
Osee. 12- 7 Chanaan, in manu ejus statera dolosa
Soph. 1-11 Conticuit omnis populus Chanaan
2- 5 Verbum Domini super vos Chanaan
1 *Mac.* 9-37 Filiam unius de principibus Chanaan
Act. 7-11 Venit a. fames in univ. Ægyptum et Chanaan
13-19 Et destruens gentes septem in terra Chanaan

CHANAANA.

Filius Sedeciæ illius pseudoprophetæ qui percussit Michæam in maxillam et sibi fecerat cornua ferrea. Non raro enim et etiam Prophetæ Domini ad verba prophetica jussu Dei facta quoque et signa addebant, ut Jeremias qui collo suo catenam ligneam circumposuit, quam Hananias pseudopropheta confregit.

3 *Reg.* 22-11 Sedecias, filius Chanaana
-24 Accessit autem Sedecias, filius Chanaana
2 *Par.* 18-10 Sedecias vero filius Chanaana fecit sibi cornua ferrea
-23 Accessit a. Sedecias, filius Chanaana

CHANANA.

Filius quartus Balan, de stirpe Benjamin.

1 *Par.* 7-10 Jehus, et Benjamin, et Aod, et Chanana

CHANANÆA.

Chananæa hæc cujus filiam a dæmonio vexatam liberavit Jesus, dicitur in sancto Marco Syrophœnissa, quod nihil sancto Matthæo repugnat, nam ipsi Tyrii et Sidonii, qui Phœnices erant, vocati sunt Syrophœnices, composito nomine, quod Syri Phœniciam occupassent et mixti Phœnicibus habitassent. Porro dicitur hæc mulier Chananæa, vel quod civis esset Canæ Majoris, quæ urbs erat in Phœnicia, contermina tribui Aser, vel quia Phœnices ex terra Chanaan ejecti sunt, ingredientibus illam Hebræis; vel quia ex posteris erat Cham filii Noe, cujus filius primogenitus Sidon dicebatur, Gen. 10-15, qui urbis Sidonis fundator fuisse perhibetur. Mulier autem hæc, etsi Judæa non erat, propter Judæorum vicinitatem ab illis audivisse videtur Messiam fore ex posteris David.

Matth. 15-22 Et ecce mulier Chananæa... clamavit

CHANANÆUS. *Posteri Chanaan.*

Gen. 10-18 Et post hæc disseminati sunt populi Chananæorum
12- 6 Chananæus autem tunc erat in terra
13- 7 Chananæus, et Pherezæus habitabant in terra illa
15-21 Et Amorrhæos, et Chananæos et Gergesæos,
24- 3 Ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananæorum
-37 Non accipies uxorem filio meo de filiabus Chananæorum
34-30 Et odiosum fecistis me Chananæis
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi
Exod. 3- 8 Et educam... ad loca Chananæi, et Hethæi
-17 Et dixi ut educam vos... in terram Chananæi
13- 5 Cumque introduxerit te Dominus in terram Chananæi
-11 Cumque introduxerit te Dominus in terram Chananæi
23-23 Et introducet te ad Amorrhæum Chananæumque...
-28 Qui fugabunt Hevæum et Chananæum
33- 2 Ut ejiciam Chananæum, et Amorrhæum
34-11 Ego ipse ejiciam... Amorrhæum, et Chananæum
Num. 13-30 Chananæus vero moratur juxta mare
14-25 Amalecites et Chananæus habitant in vallibus
-43 Amalecites, et Chananæus ante vos sunt
-45 Descenditque Amalecites et Chananæus
21- 1 Quod cum audisset Chananæus rex Arad
- 3 Et tradidit Chananæum quem ille interfecit,
33-40 Audivitque Chananæus rex Arad
Deut. 1- 7 Et venite ad... terram Chananæorum
7- 1 Et deleverit gentes multas... Chananæum, et Pherezæum
11-30 Ad solis occubitum, in terra Chananæi
20-17 Sed interficies... et Amorrhæum, et Chananæum,
Josue. 3-10 Et disperdet in conspectu vestro Chananæum
7- 9 Audient Chananæi, et omnes habitatores
9- 1 Chananæus, Pheresæus, Amorrhæus
11- 3 Chananæum quoque ab Oriente et Occidente
12- 8 In Meridie Hethæus fuit... Chananæus, et Pherezæus
16-10 Et non interfecerunt filii Ephraïm Chananæum
Habitavitque Chananæus in medio Ephraïm
17-12 Sed cœpit Chananæus habitare in terra sua.
-13 Filii Israël subjecerunt Chananæos
-16 Cum ferreis curribus utantur Chananæi
-18 Cum subverteris Chananæum

Josue. 24-11 Pugnaveruntq. contra vos... et Chananæus, et Hethæus
Judic. 1- 1 Quis ascendet ante nos contra Chananæum
- 3 Pugna contra Chananæum, ut et ego pergam
- 4 Tradidit Dominus Chananæum... in manus eorum
- 5 Ac percusserunt Chananæum et Pherezæum
- 9 Pugnaverunt contra Chananæum qui habitabat in montanis
-10 Pergensque Judas contra Chananæum qui habitabat in Hebron
-17 Percusserunt... Chananæum... in Sephaath
-27 Cœpitque Chananæus habitare cum eis
-29 Ephraim etiam non interfecit Chananæum
-30 Sed habitavit Chananæus in medio ejus
-32 Habitavitq. in medio Chananæi habitatoris
-33 Habitavit inter Chananæum habitatorem terræ
3- 1 Et omnes qui non noverant bella Chananæorum
- 3 Omnemque Chananæum, et Sidonium
2 Reg. 24- 7 Transierunt prope...terram Hævei, et Chananæi
3 Reg. 9-16 Et Chananæum, qui habitabat in civitate, interfecit
1 Esdr. 9- 1 Chananæi videlicet, et Hethæi
2 Esdr. 9- 8 Ut dares ei terram Chananæi
-24 Et humiliasti... habitatores terræ Chananæos
Judith. 5-20 Deniq. Chananæum regem...prostraverunt
Prov. 31-24 Et cingulum tradidit Chananæo
Abd. -20 Omnia loca Chananæorum usque ad Sareptam

CHANANI.

Anno mundi 3600, *Romæ* 300, *ante J. Ch.* 454. *Unus ex Levitis qui clamaverunt voce magna ad Dominum Deum coram populo Israel, peccata sua et iniquitates patrum suorum confitente, et Dominum Deum adorante in sacco et cinere et jejunio, legemque quater in die legente, ut sese ad novum cum Domino fœdus iniendum pararent, Esdra imperante.*

2 Esdr. 9- 4 Surrexerunt a...Sarebias, Bani, et Chanani,

CHANANITIS.

Gen. 46-10 Et Sohar, et Saul filius Chananitidis
Exod. 6-15 Et Sohar, et Saul filius Chananitidis
1 Par. 2- 3 Hi tres nati sunt ei de filia Sue Chananitide

CHAOS.

Hiatus seu vorago ingens, ut communicatio esse non possit ab altero ad alterum. Chaos confusionem significat, at hic legitur in græco χάσμα, id est, hiatus, seu vorago.

Luc. 16-26 Inter vos et nos chaos magnum firmatum est

CHARACA.

Urbs in tribu Gad. Nusquam alibi locus hic memoratur in Scriptura, videturque fuisse arte, vel natura quasi vallo munitus; nam charax, *χάραξ, Græcis vallum significat.*

2 Mac. 12-17 Et venerunt in Characa ad eos, qui dicuntur Tubianæi

CHARACTER.

Apoc. 13-16 Et faciet... et servos habere characterem in dextera
-17 Et ne quis possit emere... nisi qui habet characterem
14- 9 Si quis...acceperit characterem in fronte sua
-11 Et si quis acceperit characterem nominis ejus
16- 2 Homines, qui habebant characterem bestiæ
19-20 Seduxit eos, qui acceperunt characterem bestiæ
20- 4 Nec acceperunt characterem ejus in frontibus

CHARADRION, UM.

Levit. 11-19 Herodionem et charadrion juxta genus suum
Deut. 14-18 Onocrotalum, et charadrium, singula in genere suo

CHARAN.

Filius quartus Dison, filii quinti Seir Horræi, qui fuit princeps et dux in Seir, in terra Edom.

Gen. 36-26 Filii Dison... Jethran et Charan
1 Par. 1-41 Filii Dison... Jethran et Charan

CHARAN.

Charan sive Haran sunt Charræ, quæ fuit urbs Parthorum sita in finibus Mesopotamiæ, versus terram Chanaan. Ibi Romanus exercitus est cæsus et Crassus dux captus.

Judith. 5- 9 Præcepit eis ut... habitarent in Charan
Act. 7- 2 Priusquam moraretur (*Abraham*) in Charan
- 4 Exiit de terra Chaldæorum et habitavit in Charan

CHARAN.

Alia est civitas quæ differt a præcedenti. Sita est in medio itinere quod ducit de Ecbatana ad Niniven.

Tobiæ. 11- 1 Pervenerunt ad Charan, quæ est in medio

CHARCAMIS.

Urbs erat Syriæ, sita ad ripam Euphratis, quam obsedit Pharao Nechao rex Ægypti, et volentem id impedire Josiam regem Juda, sibique occurrentem occidit, substituitque ei in regno filium Joachaz, deinde Joakim; supervenit tandem Nabuchodonosor qui cecidit Pharaonem Nechao.

2 Par. 35-20 Ad pugnandum in Charcamis juxta Euphraten
Isai. 10- 9 Numquid non ut Charcamis, sic Calano?
Jerem. 46- 2 Juxta fluvium Euphraten in Charcamis

CHARCHAS.

Unus e septem eunuchis, id est, satrapis aulicis, qui in conspectu Assueri ministrabant.

Esth. 1-10 Et Bagatha et Abgatha et Zethar et Charcas

CHARISMATA.

1 Cor. 12-31 Æmulamini autem charismata meliora

CHARITAS.

Judith. 9-13 Et percuties eum ex labiis charitatis meæ
Prov. 10-12 Et universa delicta operit charitas
15-17 Melius est vocari ad olera cum charitate
Cant. 2- 4 Ordinavit in me charitatem
3-10 Media charitate constravit propter filias Jer.
8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem
Jerem. 2- 2 Miserans.... et charitatem desponsationis tuæ
31- 3 Et in charitate perpetua dilexi te
Osee. 11- 4 Traham eos in vinculis charitatis
2 Mac. 14-26 Alcimus a. videns charitatem illorum
Matth. 24-12 Refrigescet charitas multorum
Luc. 11-42 Et præteritis judicium, et charitatem Dei
Rom. 5- 5 Quia Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris
- 8 Commendat a. charitatem suam Deus in nobis
8-35 Quis ergo nos separabit a charitate Christi?
-39 Neque.. poterit nos separare a charitate Dei
12-10 Charitate fraternitatis invicem diligentes
14-15 Jam non secundum charitatem ambulas
15-30 Obsecro vos... et per charitatem sancti Spiritus
1 Cor. 4-21 In virga veniam ad vos, an in charitate?
8- 1 Scientia inflat, charitas vero ædificat
13- 1 Si linguis hominum loquar... charitatem a. non habeam
- 2 Charitatem autem non habuero, nihil sum
- 3 Charitatem a. non habuero, nihil mihi prod.
- 4 Charitas patiens est, benigna est
Charitas non æmulatur, non agit perperam,
- 8 Charitas nunquam excidit
-13 Nunc a. manent, fides, spes, charitas, tria hæc: major autem horum est charitas
14- 1 Sectamini charitatem, æmulamini spiritualia
16-14 Omnia vestra in charitate fiant
-24 Charitas mea cum omnibus vobis
2 Cor. 2- 4 Sed ut sciatis quam charitatem habeam
- 8 Obsecro vos ut confirmetis in illum charitatem
5-14 Charitas enim Christi urget nos
6- 6 In Spiritu sancto, in charitate non ficta
8- 7 Insuper et charitate vestra in nos
- 8 Etiam vestræ charitatis ingenium bonum comprobans
-24 Ostensionem ergo, quæ est charitatis vestræ
13-13 Gratia Domini... et charitas Dei
Galat. 5- 6 Sed fides, quæ per charitatem operatur
-13 Sed per charitatem Spiritus servite invicem
-22 Fructus a. spiritus est charitas, gaudium, pax
Ephes. 1- 4 Ut essemus sancti... in conspectu ejus in charitate
2- 4 Propter nimiam charitatem suam
3-17 In charitate radicati, et fundati
3-19 Scire etiam supereminentem scientiæ charitatem Christi
4- 2 Supportantes invicem in charitate
-15 Veritatem autem facientes in charitate
-16 Augmentum corporis facit in ædificationem sui in charitate
6-23 Pax fratribus, et charitas cum fide
Philip. 1- 9 Ut charitas vestra magis ac magis abundet
-16 Quidam ex charitate scientes quoniam...
2- 1 Si quod solatium charitatis, si qua societas spiritus
- 2 Eamdem charitatem habentes, unanimes
Colos. 2- 2 Instructi in charitate
3-14 Super omnia aut. hæc, charitatem habete
1 Thes. 1- 3 Memores operis fidei vestræ... et charitatis
3- 6 Et annuntiante nobis fidem, et charitatem
-12 Et abundare faciat charitatem vestram
4- 9 De charitate a. fraternitatis non necesse habemus scribere vobis
5- 8 Induti loricam fidei et charitatis
-13 Ut habeatis illos abundantius in charitate
2 Thes. 1- 3 Et abundat charitas uniuscujusque vestrum
2-10 Eo quod charitatem veritatis non receperunt
3- 5 Dominus a. dirigat corda vestra in charitate
1 Tim. 1- 5 Finis autem præcepti est charitas
4-12 In charitate, in fide, in castitate.
6-11 Sectare vero... fidem, charitatem
2 Tim. 2-22 Sectare vero justitiam, fidem, charitatem,
Phile. - 5 Audiens charitatem tuam, et fidem
- 7 Habui, et consolationem in charitate tua:
- 9 Propter charitatem magis obsecro
Hebr. 10-24 Et consideremus... in provocationem charitatis
13- 1 Charitas fraternitatis maneat in vobis
1 Petr. 1-22 Animas... castificantes in obedientia charitatis
4- 8 In vobismetipsis charitatem continuam habentes
Quia charitas operit multitudinem peccatorum
2 Petr. 1- 7 In amore autem fraternitatis charitatem
1 Joan. 2- 5 Vere in hoc charitas Dei perfecta est
-15 Si quis diligit mundum, non est charitas patris in eo
3- 1 Videte qualem charitatem dedit nobis pater
-16 In hoc cognovimus charitatem Dei
-17 Quomodo charitas Dei manet in eo?
4- 7 Quia charitas ex Deo est
- 8 Quoniam Deus charitas est
- 9 In hoc apparuit charitas Dei in nobis
-10 In hoc est charitas, non quasi nos dilexerimus Deum
-12 Et charitas ejus in nobis perfecta est
-16 Et credidimus charitati quam habet Deus in nobis: Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet
-17 In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum
-18 Timor non est in charitate; sed perfecta charitas foras mittit timorem
Qui a. timet, non est perfectus in charitate
5- 3 Hæc est enim charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus
2 Joan. - 3 Sit vobiscum gratia... in veritate, et charitate
- 6 Et hæc est charitas, ut ambulemus secundum mandata ejus
3 Joan. - 6 Qui testimonium reddiderunt charitati tuæ
Judæ. - 2 Misericordia vobis, et pax, et charitas adimpleatur
Apoc. 2- 4 Quod charitatem tuam primam reliquisti
-19 Novi... et fidem et charitatem tuam

CHARMEL.

Vox est metaphorica, ut est vox Libanus *et sumitur ex duobus montibus valde celebribus, nempe Libano ad Septentrionem terræ Chanaan, Carmelo autem ad Meridiem.*

Isai. 29-17 Convertetur Libanus in Charmel
Et Charmel, in saltum reputabitur
32-15 Et erit desertum in Charmel, et Charmel in saltum reputabitur
-16 Justitia in Charmel sedebit

CHARMI I.

Anno mundi 2329, *ante J. Ch.* 1725. *Filius quartus Ruben, qui in Ægyptum ductus est, quando Jacob terram Chanaan reliquit et profectus est ad Joseph filium suum cum filiis suis, et filiis filiorum suorum, omnique posteritate.*

Gen. 46- 9 Filii Ruben: Henoch, et Phallu et Hesron et Charmi
Exod. 6-14 Filii Ruben... Henoch et Phallu et Hesron et Charmi

Num. 26- 6 Et Charmi, a quo familia Charmitarum
1 Par. 5- 3 Filii ergo Ruben... Phallu, Esron et Charmi

CHARMI II.

Anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470. Pater Achan qui et est Achar de tribu Juda. Iste Achan turbavit populum Israel furando de anathemate pallium coccineum, regulam auream, et ducentos argenti siclos et in causa fuit cur interfecti sunt tria virorum millia ante Hai quam expugnabant Israelitæ.

Josue. 7- 1 Nam Achan filius Charmi, filii Zabdi
-18 Invenit Achan filium Charmi, filii Zabdi
1 Par. 2- 7 Filii Charmi : Achar qui turbavit Israël
4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi

CHARMI III.

Anno mundi 3346, ante J. Ch. 708. Cognomen habuit Gothoniel, et princeps fuit inter seniores qui civitati et regioni Bethuliæ præerant, quando Holofernes hanc civitatem obsidebat.

Judith. 6-11 Illic erant principes... et Charmi qui et Gothoniel
8- 9 Misit ad presbyteros Chabri et Charmi

CHARMITÆ.

Num. 26- 6 Et Charmi, a quo familia Charmitarum

CHARSENA.

Anno mundi 3591, Romæ 291, ante J. Ch. 463. Primus et proximus e septem ducibus Persarum atque Medorum, qui videbant faciem regis Assueri et primi post eum residere soliti erant, quos interrogavit rex et consuluit ut sibi dicerent cui sententiæ et pœnæ Vasthi regina subjaceret, quæ Assueri regis imperium, quod per eunuchos mandaverat, facere noluisset; nempe mandaverat rex ut Eunuchi introducerent reginam Vasthi coram rege, posito super caput ejus diademate; quæ renuit, et ob hanc causam repudiata est.

Esth. 1-14 Erant a. primi... Charsena, et Sethar et Admata

CHARTA.

Tobiæ. 7-16 Et accepta charta, fecerunt conscriptionem
2 Joan. -12 Vobis scribere, nolui per chartam et atramentum;

CHARUS, IOR, ISSIMUS, A.

Prov. 5-19 Cerva charissima, et gratissimus hinnulus
Cant. 5- 1 Et bibite, et inebriamini, charissimi
7- 6 Quam pulchra es et quam decora, charissima
Sap. 12- 7 Quæ tibi omnium charior est terra
Eccli. 7-20 Neque fratrem charissimum auro spreveris
Thren. 1- 2 Non est qui consoletur eam ex omnibus charis ejus
2 Mac. 14-24 Habebat a. Judam semper charum ex animo
Marc. 9- 6 Hic est filius meus charissimus, audite eum
12- 6 Adhuc... unum habens filium charissimum
Act. 15-25 Cum charissimis nostris Barnaba et Paulo
Rom. 11-28 Secundum electionem..charissimi propter patres
12-19 Non vosmetipsos defendentes, charissimi
16-12 Salutate Persidem charissimam
1 Cor. 4-14 Sed ut filios meos charissimos moneo
-17 Ideo misi ad vos Timotheum, qui est filius meus charissimus
10-14 Charissimi mihi, fugite ab idolorum cultura
2 Cor. 7- 1 Has..habentes promissiones, charissimi, mundemus nos
12-19 Omnia a. charissimi, propter ædificationem vestram
Ephes. 5- 1 Estote...imitatores Dei, sicut filii charissimi
6-21 Omnia vobis nota faciet Tychicus charissimus frater
Philip. 2-12 Itaque, charissimi mei,... vestram salutem operemini
4- 1 Fratres mei charissimi et desideratissimi
Sic state in Domino charissimi
Colos. 1- 7 Sicut didicistis ab Epaphra charissimo conservo nostro
4- 7 Omnia vobis nota faciet Tychicus, charissimus frater
- 9 Cum Onesimo, charissimo et fideli fratre
-14 Salutat vos Lucas medicus charissimus
1 Thes. 2- 8 Quoniam charissimi nobis facti estis
2 Tim. 1- 2 Timotheo charissimo filio, gratia
Phile. - 2 Et Appiæ sorori charissimæ, et Archippo
-16 Sed pro servo charissimum fratrem
1 Petr. 2-11 Charissimi, obsecro vos tanquam advenas,
4-12 Charissimi, nolite peregrinari in fervore
2 Petr. 3- 1 Hanc ecce vobis, charissimi, secundam scribo epistolam
2 Petr. 3- 8 Unum vero hoc non lateat vos, charissimi
-14 Propter quod, charissimi, hæc expectantes
-15 Sicut et charissimus frater noster Paulus
1 Joan. 2- 7 Charissimi, non mandatum novum scribo vobis
3- 2 Charissimi, nunc filii Dei sumus
-21 Charissimi, si cor nostr. non reprehenderit
4- 1 Charissimi, nolite omni spiritui credere
- 7 Charissimi, diligamus nos invicem
-11 Charissimi, si sic Deus dilexit nos
3 Joan. - 1 Senior Gaio charissimo, quem ego diligo
- 2 Charissime, de omnibus orationem facio
- 5 Charissime, fideliter facis quidquid
-11 Charissime, noli imitari malum
Judæ. - 3 Charissimi, omnem sollicitudinem faciens
-17 Vos a. charissimi, memores estote verborum
-20 Vos aut. charissimi, super ædificantes

CHASELON.

Pater Elidad, e tribu Benjamin. Elidad fuit tribus suæ princeps et a Moyse constitutus ut ipse et alii tribuum principes cum Eleazaro et Josue populo dividerent terram Chanaan.

Num. 34-21 De tribu Benjamin, Elidad, filius Chaselon.

CHASLUIM.

Filius sextus Mesraïm, filii secundi Cham : ab eo orti sunt Caphtorim et Philisthiim.

Gen. 10-14 Et Phetrusim et Chasluim

CHASPHIA.

Locus munitus inter Mediam et Hircaniam.

1 Esdr. 8-17 Et misi eos ad Eddo, qui est primus in Chasphiæ loco
Quæ loquerentur ad Eddo... in loco Chasphiæ

CHEBBON. *Urbs in tribu Juda.*

Josue 15-40 Chebbon, et Leheman et Cethlis

CHEBRON.

Urbs est in montanis Judææ, quam hoc tempore tenebant Idumæi.

1 Mac. 5-65 Et percussit Chebron, et filias ejus

CHELEAB.

Anno mundi 2980, ante J. Ch. 1074. Sex nati sunt David filii in Hebron : Primogenitus fuit Ammon de Achinoam Jezrahelitide, et is vitium obtulit Thamari sorori Absalonis, propterea que ab eo occisus est; secundus Cheleab de Abigail, uxore Nabal Carmeli et alio nomine dictus est Daniel in lib. I, Paral. 3-1; tertius Absalom, de Maacha filia regis Gessur; quartus Adonias de Haggith, quem regnum ambientem Salomon occidi jussit; quintus Saphathia, de Abital : is de obscura matre, nec notior filius; sextus Jethraam de Egla, quam aliqui putant eamdem cum Michol.

2 Reg. 3- 3 Et post eum Cheleab de Abigail uxore Nabal

CHELIAU.

Anno mundi 3594, Romæ 294, ante J. Ch. 460. Sextus filiorum Bani, qui in captivitate Medorum uxores duxerant alienas, quas postea dimittere consenserunt una et filios ex his a lege vetitis procreatos nuptiis, et pro delicto arietem obtulerunt.

1 Esdr. 10-35 Baneas, et Badaias, Cheliau

CHELION.

Anno mundi 2810, ante J. Ch. 1244. Filius Elimelech et Noemi, utriusque de Bethlehem et de tribu Juda. Fames magna cum eos coegisset migrare de terra Israel in regione Moabitide, duxerunt secum duos liberos Mahalon et Chelion. Paulo post mortuus est Elimelech, et remansit Noemi vidua cum duobus filiis, qui acceperunt uxores Moabitidas, quarum una erat Orpha et altera Ruth; et decem post annos ambo mortui sunt mariti.

Ruth. 1- 2 Et duo filii, alter Mahalon et alter Chelion
- 5 Mortui sunt, Mahalon videlicet et Chelion
4- 9 Elimelech, et Chelion, et Mahalon

CHELMAD.

Vox Chelmad *hoc tantum loco legitur. Chaldæus* Mediam *interpretatur;* LXX *habent* Charman, *quod satis indicaret Carmaniam, quæ est Persarum provincia.*

Ezech. 27-23 Sala, Assur et Chelmad venditores tui

CHELMON.

Mons est et civitas prope Bethabam ubi Holofernes collocaverat partem exercitus.

Judith. 7- 3 Et venerunt... usque ad Chelmon, quæ est contra Esdrelon

CHELUB.

Pater Ezri quem constituerat Salomon super opera rustica et agricolas qui exercebant terram.

1 Par. 27-26 Et agricolis... præerat Ezri, filius Chelub

CHENE.

Urbis nomen est, quod hoc tantum loco reperitur in sacris Litteris. LXX *terram Chanaan esse putaverunt.*

Ezech. 27-23 Haran, et Chene, et Eden, negotiatores tui

CHERUB.

Anno mundi 3516, Romæ 216, ante J. Ch. 538. Incertum est an Cherub sit nomen viri, an nomen civitatis; verisimile est nomen esse civitatis Chaldææ. Hi qui ducti fuerant captivi in Thelmala, in Thelharsa, in Cherub et Adon et Emer, non satis probare potuerunt esse se de genere Israelitarum, et propter eorum negligentias in servandis genealogiis, ejecti sunt de sacerdotio,

1 Esdr. 2-59 Thelharsa, Cherub, et Adon, et Emmer
2 Esdr. 7-61 Thelharsa, Cherub, Addon, et Emmer

CHERUB. *Appel.*

Exod. 25-19 Cherub unus sit in latere uno
37- 8 Cherub unum in summitate unius partis
Et Cherub alterum in summitate partis alterius
3 Reg. 6-24 Quinque cubitorum ala Cherub una; et quinque cubitorum ala Cherub altera
-25 Decem quoque cubitorum erat Cherub secundus
-26 Altitudinem habebat unus Cherub decem cubitorum
Et similiter Cherub secundus
-27 Et ala Cherub secundi tangebat parietem
2 Par. 3-11 Alam tangeret alterius Cherub
-12 Similiter Cherub alterius ala
Alam Cherub alterius contingebat
Ezech. 9- 3 Et gloria Domini Israël assumpta est de Cherub
10- 4 Et elevata est gloria Dom. desuper Cherub
- 7 Et extendit Cherub manum de medio Cherubim
- 9 Rota una juxta Cherub unum, et rota alia juxta Cherub unum
-14 Facies una, facies Cherub : et facies secunda, facies hominis
28-14 Tu Cherub extentus, et protegens
-16 Et perdidi te, o Cherub protegens
41-18 Et palma inter Cherub et Cherub
Duasque facies habebat Cherub

CHERUBIM.

Gen. 3-24 Ante paradisum voluptatis Cherubim
Exod. 25-18 Duos quoque Cherubim aureos et productiles
-22 Et loquar ad te... de medio duorum Cherubim
37- 7 Duos etiam Cherubim ex auro ductili
- 8 Duos Cherubim in singulis summitatibus
Num. 7-89 Super arcam testimonii, inter duos Cherubim
1 Reg. 4- 4 Arcam fœderis Do..sedentis super Cherubim
2 Reg. 6- 2 Nomen Domini... sedentis in Cherubim
22-11 Et ascendit super Cherubim, et volavit
3 Reg. 6-23 Et fecit in oraculo duos Cherubim
-25 Et opus unum erat in duobus Cherubim
-27 Posuitque Cherubim in medio templi interioris : extendebant a. alas suas Cherubim
-28 Texit quoque Cherubim auro
-29 Et fecit in eis Cherubim, et palmas
-32 Et sculpsit in eis picturam Cherubim
Operuit tam Cherubim quam palmas... auro
-35 Et sculpsit Cherubim, et palmas
7-29 Leones et boves et Cherubim
-36 Sculpsit... in angulis, Cherubim, et leones
8- 6 Et intulerunt sacerdotes arcam... subter alas Cherubim
- 7 Siquidem Cherubim expandebant alas
4 Reg. 19-15 Domine Deus Israël, qui sedes super Cherubim
1 Par. 13- 6 Ut afferet inde arcam Domini Dei sedentis super Cherubim
28-18 Ut ex ipso fieret similitudo quadrigæ Cherubim

2 Par. 3- 7 Et cælavit Cherubim in parietibus
-10 Fecit etiam in domo Sancti sanctorum Cherubim duos
-11 Alæ Cherubim viginti cubitis extendebantur
-13 Igitur alæ utriusque Cherubim expansæ erant
-14 Et intexuit ei Cherubim
5- 7 In sancta sanctorum, subter alas Cherubim
- 8 Ita ut Cherubim expanderent alas suas
Psal. 17-11 Et ascendit super Cherubim, et volavit
79- 2 Qui sedes super Cherubim, manifestare
98- 1 Qui sedet super Cherubim, moveatur terra.
Eccli. 49-10 Quam ostendit illi in curru Cherubim
Isai. 37-16 Sedes super Cherubim, tu es Deus solus
Ezech. 10- 1 Quod erat super caput Cherubim
- 2 Ingredere in medio rotarum quæ sunt subtus Cherubim, et imple manum tuam prunis ignis, quæ sunt inter Cherubim
- 3 Cherubim autem stabant a dextris domus
- 5 Et sonitus alarum Cherubim audiebatur
- 6 Sume ignem de medio rotarum quæ sunt inter Cherubim
- 7 Et extendit Cherub manum de medio Cherubim, ad ignem, qui erat inter Cherubim
- 8 Et apparuit in Cherubim similitudo manus
- 9 Et ecce quatuor rotæ juxta Cherubim
-16 Cumque ambularent Cherubim, ibant pariter
Et cum elevarent Cherubim alas suas
-18 Et stetit super Cherubim
-19 Et elevantia Cherubim alas suas
-20 Et intellexi quia Cherubim essent
11-22 Et elevaverunt Cherubim alas suas
41-18 Et fabrefacta Cherubim et palmæ
-20 Cherubim et palmæ cælatæ erant in pariete
-25 Et cælata erant in ipsis ostiis templi Cherub.
Dan. 3-55 Benedictus es, qui... et sedes super Cherubim
Hebr. 9- 5 Superque eam erant Cherubim gloriæ

CHESLON. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-10 Transitque juxta latus montis Jarim ad Aquilonem in Cheslon

CHIDON.

Is est Nachon qui erat binomius.

1 Par. 13- 9 Cum a. pervenisset ad Aream Chidon

CHIROGRAPHUM.

Tobiæ. 1-17 Sub chirographo dedit illi memoratum pondus
4-21 Et chirographum ejus apud me habeo
-22 Et restituas ei chirographum suum
5- 3 Chirographum quidem illius penes me habeo
9- 3 Reddasque ei chirographum suum
- 6 Reddidit ei chirographum suum
Colos. 2-14 Delens quod adversus nos erat chirographum

CHIUS.

Insula est nota inter Samum et Lesbum.

Act. 20-15 Sequenti die venimus contra Chium

CHLAMYS.

1 Reg. 24- 5 Et præcidit oram chlamydis Saül silenter
- 6 Eo quod abscondisset oram chlamydis Saül
-12 Et cognosce oram chlamydis tuæ in manu mea
Cum præscinderem summitatem chlamydis
Matth. 27-28 Chlamydem coccineam circumdederunt ei
-31 Exuerunt eum chlamyde

CHLOE.

Videtur esse nomen familiæ, vel fœminæ cujusdam viduæ et christianæ, ex qua sanctus Paulus audiebat contentiones quæ oriebantur inter prædicatores et baptizatores, qui dicebant: Ego quidem sum Pauli: Ego autem Apollo: Ego vero Cephæ: Ego autem Christi. *Quibus et ipse Paulus ait:* Divisus est Christus? Numquid Paulus crucifixus est pro vobis? aut in nomine Pauli baptizati estis? *Epistola hæc prima ad Corinthios, in qua hæc verba reperiuntur, scripta est circiter annum 57, tempore quo orta seditio est a Demetrio qui vendebat parvas Dianæ statuas.*

1 Cor. 1-11 Significatum est enim mihi de vobis, fratres mei, ab iis qui sunt Chloes

CHOBAR.

Est Euphrates, vel ejus rivus aliquis Dicitur Chobar ab aquarum copia, nam Chebir, crebrum, copiosum, multum significat.

Ezech. 1- 1 In medio captivorum juxta fluvium Chobar
- 3 In terra Chaldæorum, secus flumen Chobar
Ezech. 3-15 Ad eos qui habitabant juxta flumen Chobar
-23 Gloria, quam vidi juxta flumen Chobar
10-15 Animal quod videram juxta fluvium Chobar
-20 Subter Deum Israël juxta fluvium Chobar
-22 Vultus quos videram juxta fluvium Chobar
43- 3 Aspectum, quem videram juxta fluvium Chobar

CHODCHOD.

Ezech. 27-16 Et chodchod proposuerunt in mercatu tuo

CHODORLAHOMOR.

Anno mundi 2118, ante J. Ch. 1936. Rex Elamitarum, id est, Persarum, qui Elamitæ dicuntur in Scriptura. Rex iste et tres alii reges convenerunt ut bellum inirent contra Bara regem Sodomorum contraque alios reges vicinos; quo in bello deprehensus est et captivus ductus Loth cum omni substantia.

Gen. 14- 1 Et Chodorlahomor rex Elamitarum
- 4 Duodec... annis servierant Chodorlahomor
- 5 Quarto decimo anno venit Chodorlahomor
- 9 Scilicet adversus Chodorlahomor
-17 Postquam reversus est a cæde Chodorlahomor

CHOEROGRYLLUS.

Levit. 11- 5 Chœrogryllus, qui ruminat
Deut. 14- 7 Ut camelum, leporem, chœrogryllum

CHOLERA.

Eccli. 31-23 Et cholera, et tortura viro infrunito
37-33 Et aviditas appropinquabit usque ad choleram

CHOLHOZA.

Pater de Sellum principis pagi Maspha qui portam fontis ædificavit. Cholhoza fuit unus ex iis quos sors designavit ut Hierosolymis habitarent.

2Esdr. 3-15 Ædificavit Sellum filius Cholhoza
11- 5 Filius Cholhoza, filius Hazia

CHONENIAS I.

Anno mundi 2990, ante J. Ch. 1064. Princeps Levitarum, canentibus Dei laudes præfectus; erat quippe valde sapiens. Et ideo David ei commiserat munus istud quod italice dicitur maestro di capella, *cujus officium est musicas cantiones artificiose componere et curare, ut musici concinne et modulate canant. Igitur, cum David reportaret arcam fœderis Domini de domo Obededom, Chonenias princeps præerat prophetiæ inter cantores in jubilo et sonitu buccinæ, et tubis et cymbalis et nablis et citharis concrepantes.*

1 Par. 15-22 Chonenias autem princeps Levitarum, prophetiæ præerat
-27 Chonenias princeps prophetiæ inter cantor.

CHONENIAS II.

Is e stirpe Caath, cum filiis suis præerat ad opera forinsecus super Israel, ad docendum et judicandum eos. Isaaritæ enim qui erant e stirpe Caath docebant populum et disceptabant causas eorum de jure mosaicæ legis respondentes, ideoque ad opera forinsecus destinati erant, quia per urbes et vicos regni Israelitici variis locis dispositi erant ut omnibus facilis ad eos pateret accessus, nec erant alligati ministeriis templi, ut cantores, janitores, etc.

1 Par. 26-29 Isaaritis vero præerat Chonenias, et filii

CHONENIAS III.

Præceperat Ezechias rex ut præpararentur horrea in domo Domini, in quæ inferrent Judæi tam primitias quam decimas et quæcumque voverent, fideliter. Fuit eorum præfectus Chonenias Levites qui cum fratre Levitis dividebat alimenta.

2 Par. 31-12 Fuit autem præfectus eorum Chonenias Levita
-13 Præpositi sub manibus Choneniæ et Semeï
35- 9 Chonenias autem et Semeias... dederunt

CHORDÆ.

Psal. 32- 2 In psalterio decem chordarum psallite
150- 4 Laudate eum in chordis et organo.

CHORRÆI.

Habitabant populi isti montem Edom in Gabalena regione, quæ postmodum facta est habitatio Esaü.

Gen. 14- 6 Et Chorræos in montibus Seïr

CHORUS.

Exod. 15-20 Egressæq. sunt omnes mulieres...cum tympanis et choris
32-19 Ad castra, vidit vitulum, et choros,
Judic. 9-27 Et factis cantantium choris, ingressi sunt fanum
11-34 Occurrit ei... cum tympanis, et choris
21-21 Cumq. videritis filias Silo ad ducendos choros ex more procedere
-23 Rapuerunt sibi de his quæ ducebant choros
1 Reg. 18- 6 Egressæ sunt... cantantes, chorosq. ducentes
21-11 Nonne huic cantabant per choros
29- 5 David, cui cantabant in choris
2 Reg. 6-12 Et erant cum David septem chori
2Esdr. 12-31 Et statui duos magnos choros laudantium
-37 Et chorus secundus gratias referentium ibat
-39 Steteruntque duo chori laudantium
Judith. 3-10 Ducentes choros in tympanis et tibiis
Psal. 149- 3 Laudent nomen ejus in choro
150- 4 Laudate eum in tympano et choro
Cant. 7- 1 Quid videbis.. nisi choros castrorum?
Jerem. 31- 4 Et egredieris in choro ludentium
-13 Tunc lætabitur virgo in choro
Thren. 5-14 Defecerunt... juvenes de choro psallentium
-15 Versus est in luctum chorus noster
Luc. 15-25 Audivit symphoniam, et chorum

CHRISTIANUS.

Act. 11-26 Ita ut cognominarentur primum Antiochiæ discipuli, Christiani
26-28 In modico suades me Christianum fieri
1 Petr. 4-16 Si autem ut Christianus, non erubescat

CHRISTUS.

Attributum quibusdam in figura.

1 Reg. 2-10 Et sublimabit cornu Christi sui
-35 Et ambulabit coram Christo meo
12- 3 Coram Domino, et coram Christo ejus
- 5 Et testis Christus ejus in die hac?
16- 6 Num coram Domino est Christus ejus?
24- 7 Ne faciam hanc rem Domino meo, Christo Domini, quia Christus Domini est
-11 Non extendam manum meam in Dominum meum, quia Christus Domini est
26- 9 Quis enim extendet manum suam in Christum Domini?
-11 Ne extendam manum meam in Christum Domini
-16 Non custodistis Dominum vestrum, Christum Domini
-23 Et nolui extendere manum meam in Christum Domini
2 Reg. 1-14 Ut occideres Christum Domini
-16 Ego interfeci Christum Domini
19-21 Quia maledixit Christo Domini?
22-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
23- 1 Cui constitutum est de Christo Dei Jacob
1 Par. 16-22 Nolite tangere Christos meos
2 Par. 6-42 Ne averteris faciem Christi tui
Psal. 2- 2 Adversus Dominum, et adversus Christum ejus
17-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
19- 7 Salvum fecit Dominus Christum suum
27- 8 Et protector salvationum Christi sui est
83-10 Et respice in faciem Christi tui
88-39 Tu vero... distulisti Christum tuum
-52 Quod exprobraverunt commutationem Christi tui
104-15 Nolite tangere Christos meos
131-10 Non avertas faciem Christi tui
-17 Paravi lucernam Christo meo
Eccli. 46-22 In conspectu Domini et Christi
Isai. 45- 1 Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro
Thren. 4-20 Christus... captus est in peccatis
Habac. 3-13 Egressus es... in salutem cum Christo tuo

CHRISTUS.

Reparator generis humani, Messias quem promiserat Deus. Deus æternus, æqualis Deo Patri. Voluit carnem sumere et animam ut portaret infirmitates nostras, mortem pateretur et peccata nostra deleret. Natus est die mensis Decembris vigesima quinta anni 4054, regnante Augusto Cæsare, de Maria virgine sponsa Joseph de familia David. Jesus Christus, Deus et homo, baptizatus, anno ætatis suæ 34 ineunte, a Joanne Baptista, munus suum auspicatus est, eoque per tres annos et aliquot menses functus, benefaciens, omnem sanans languorem, mortuos suscitans, homines que Evangelicæ vitæ præceptis erudiens, tandem post infinita miracula, anno Tiberii Cæsaris 19, cum ipse 37 ætatis attigisset, sub Pontio Pilato præside, pro nostra et totius mundi salute, quarto ministerii sui Pas-

chale, immolatus est, crucifixus a Judæis. Tertia autem die resurrexit et post dies quadraginta in cœlum ascendit cum corpore et anima, unde venturus est judicare vivos et mortuos. Illius dicta factaque, cum nihil ipse de se scripsisset, divino consilio, ad Ecclesiæ solatium et institutionem, quatuor Discipuli litteris mandavere, quorum Matthæus et Joannes rem ut viderant narrarunt; alii duo, Marcus nempe et Lucas, ut ex oculatis testibus acceperant.

Dan. 9-25 Ab exitu sermonis..usq. ad Christum ducem
-26 Post hebdomades 62 occidetur Christus
Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi filii David
-16 Mariæ, de qua natus est Jesus qui vocatur Christus
-18 Christi autem generatio sic erat
2- 4 Sciscitabatur... ubi Christus nasceretur
11- 2 Joannes a. cum audisset in vinculis opera Christi
16-16 Petrus dixit : Tu es Christus filius Dei vivi
-20 Ut nemini dicerent quia ipse esset Jesus Christus
22-42 Quid vobis videtur de Christo ?
23-10 Magister vester unus est Christus
24- 5 Multi enim venient... dicentes : Ego sum Christus
-23 Si quis vobis dixerit : Ecce hic est Christus
26-63 Dicas nobis si tu es Christus
-68 Prophetiza nobis, Christe, quis..te percussit
27-17 Barabbam, an Jesum qui dicitur Christus
-22 Quid igitur faciam de Jesu qui dicitur Christus
Marc. 1- 1 Initium Evangelii Jesu Christi
8-29 Petrus ait ei : Tu es Christus
9-40 Quisquis enim potum dederit vobis..quia Christi estis
12-35 Quomodo dicunt Scribæ Christum filium esse David
13-21 Si quis vobis dixerit : Ecce hic est Christus,
14-61 Tu es Christus filius Dei benedicti
15-32 Christus..descendat nunc de cruce
Luc. 2-11 Natus est... salvator qui est Christus Dominus
-26 Nisi prius videret Christum Domini
3-15 De Joanne, ne forte ipse esset Christus
4-41 Quia sciebant ipsum esse Christum
9-20 Simon Petrus dixit : Christum Dei
20-41 Quomodo dicunt Christum filium esse Dav.
22-66 Si tu es Christus, dic nobis
23- 2 Hunc invenimus... dicentem se Christum regem esse
-35 Se salvum faciat si hic est Christus
-39 Si tu es Christus, salvum fac temetipsum
24-26 Nonne hæc oportuit pati Christum
-46 Sic oportebat Christum pati
Joan. 1-17 Gratia et veritas per Jesum Christum
-20 Confessus... Quia non sum ego Christus
-25 Quid... baptizas, si tu non es Christus
-41 Messiam, quod est interpretatum Christus
3-28 Quod dixerim : Non sum ego Christus
4-25 Messias venit qui dicitur Christus
-29 Numquid ipse est Christus ?
6-70 Cognovimus quia tu es Christus filius Dei
7-26 Numquid vere cognoverunt principes quia hic est Christus ?
-27 Christus autem... nemo scit unde sit
-31 Christus... numquid plura signa faciet
-41 Alii dicebant : Hic est Christus
Numquid a Galilæa venit Christus ?
-42 Ex semine David... venit Christus
9-22 Si quis eum confiteretur esse Christum
10-24 Si tu es Christus, dic nobis palam
11-27 Ego credidi quia tu es Christus
12-34 Quia Christus manet in æternum
17- 3 Et quem misisti Jesum Christum
20-31 Ut credatis quia Jesus est Christus
Act. 2-31 Locutus est de resurrectione Christi
-36 Dominum eum et Christum fecit Deus
-38 Baptizetur unusquisque... in nomine Jesu Christi
3- 6 In nomine Jesu Christi... surge
-18 Deus a. quæ prænuntiavit... pati Christum suum
-20 Qui prædicatus est vobis, Jesum Christum
4-10 In nomine Domini nostri Jesu Christi
-26 Et adversus Christum ejus
-33 Resurrectionis Jesu Christi
5-42 Evangelizantes Christum Jesum
8- 5 Philippus... prædicabat illis Christum
-12 In nomine Jesu Christi baptizabantur
-37 Credo filium Dei esse Jesum Christum
9-22 Affirmans quoniam hic est Christus
-34 Sanat te Dominus Jesus Christus
10-36 Annuntians pacem per Jesum Christum

Act. 10-48 Baptizari in nomine Domini Jesu Christi
11-17 Credidimus in Dominum Jesum Christum
15-11 Per gratiam Domini Jesu Christi
-26 Pro nomine Domini nostri Jesu Christi
16-18 In nomine Jesu Christi exire ab ea
17- 3 Insinuans quia Christum oportuit pati
Et quia hic est Jesus Christus
18-28 Ostendens per Scripturas esse Christum Jesum
20-21 Fidem in Dominum nostrum Jesum Christum
24-24 Fidem quæ est in Christum Jesum
26-23 Si passibilis Christus, si primus ex resurr.
28-31 Docens quæ sunt de Domino Jesu Christo
Rom. 1- 1 Paulus servus Jesu Christi
- 4 Ex resurrectione mort. Jesu Christi Domini
- 6 In quibus estis et vos vocati Jesu Christi
- 7 Pax a Deo... et Domino nostro Jesu Christo
- 8 Gratias ago Deo meo per Jesum Christum
2-16 Cum judicabit Deus... per Jesum Christum
3-22 Justitia... Dei per fidem Jesu Christi
-24 Redemptionem quæ est in Christo Jesu
-26 Justificans eum qui est ex fide Jesu Christi
4-24 Eum qui suscitavit Jesum Christum
5- 1 Per Dominum nostrum Jesum Christum
- 6 Christus,... pro impiis mortuus est
- 9 Christus pro nobis mortuus est
-11 Gloriamur in Deo per... Jesum Christum
-15 In gratia unius hominis Jesu Christi
-17 Regnabunt per unum Jesum Christum
-21 Vitam æternam, per Jesum Christum
6- 3 Quicumque baptizati sumus in Christo
- 4 Quomodo Christus surrexit a mortuis
- 8 Si autem mortui sumus cum Christo
Simul etiam vivemus cum Christo
- 9 Christus resurgens... jam non moritur
-11 Viventes autem Deo in Christo Jesu
-23 Vita æterna in Christo Jesu
7- 4 Mortificati... Legi per corpus Christi
-25 Gratia Dei per Jesum Christum Dominum
8- 1 Iis qui sunt in Christo Jesu
- 2 Lex enim Spiritus vitæ in Christo Jesu
- 9 Si quis... Spiritum Christi non habet
-10 Si autem Christus in vobis est
-11 Qui suscitavit Jesum Christum
-17 Hæredes quidem Dei, cohæredes a. Christi
-34 Christus Jesus qui mortuus est
-35 Quis ergo nos separabit a charitate Christi
-39 Charitate Dei quæ est in Christo
9- 1 Veritatem dico in Christo, non mentior
- 3 Optabam... anathema esse a Christo
- 5 Ex quibus est Christus secundum carnem
10- 4 Finis enim legis, Christus
- 6 Id est, Christum deducere
- 7 Hoc est Christum a mortuis revocare
-17 Auditus autem per verbum Christi
12- 5 Multi unum corpus sumus in Christo
13-14 Induimini Dominum Jesum Christum
14- 9 Christus mortuus est et resurrexit
-10 Omnes enim stabimus ante tribunal Christi
-15 Illum perdere pro quo Christus mortuus est
-18 Qui... in hoc servit Christo placet Deo
15- 3 Etenim Christus non sibi placuit
- 5 Sapere..., secundum Jesum Christum
- 6 Honorificetis Deum, et Patrem... Christi
- 7 Suscipite... sicut et Christus suscepit vos
- 8 Christum... ministrum fuisse circumcisionis
-16 Ut sim minister Christi Jesu in Gentibus
-17 Habeo igitur gloriam in Christo
-18 Eorum quæ per me non efficit Christus
-19 Ita ut... repleverim Evangelium Christi
-20 Non ubi nominatus est Christus
-29 In abundant. benedictionis Evangelii Christi
-30 Obsecro... per Do. nostr. Jesum Christum
16- 3 Salutate Priscam... in Christo Jesu
- 5 Salutate Epænetum... qui est primitivus Asiæ in Christo
- 7 Apostolis, qui et ante me fuerunt in Christo
- 9 Urbanum adjutorem nostr. in Christo Jesu
-10 Salutate Apellen, probum in Christo
-16 Salutant vos omnes Ecclesiæ Christi
-18 Christo... non serviunt, sed suo ventri
-20 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
-24 Gratia... Christi cum omnibus vobis
-25 Juxta Evangelium meum, et prædicationem Jesu Christi
-27 Deo, per Jesum Christum, cui honor
1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi
- 2 Ecclesiæ Dei... sanctificatis in Christo Jesu
Cum omnibus qui invocant nomen...Christi
- 3 Gratia.. a Deo Patre.. et Dom. Jesu Christo
- 4 In gratia Dei, quæ data est vobis in Christo
- 6 Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis
- 7 Expectantibus revelationem... Jesu Christi

1 Cor. 1- 8 In die adventus Dom. nostri Jesu Christi
- 9 In societatem filii ejus Jesu Christi
-10 Obsecro... per nomen... Jesu Christi
-12 Ego vero Cephæ : Ego autem Christi
-13 Divisus est Christus ?
-17 Non enim misit me Christus baptizare
Ut non evacuetur crux Christi
-23 Prædicamus Christum crucifixum
-24 Christum Dei virtutem et Dei sapientiam
-30 Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu
2- 1 Annuntians vobis testimonium Christi
- 2 Nisi Jesum Christum et hunc crucifixum
-16 Nos autem sensum Christi habemus
3- 1 Tanquam parvulis in Christo
-11 Id quod positum est, quod est Christus
-23 Vos autem Christi
Christus autem Dei
4- 1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi
-10 Nos stulti propter Christum
Vos autem prudentes in Christo.
-15 Si decem millia pædagogorum... in Christo
In Christo... per Evangelium ego vos genui
-16 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi
-17 Vias meas, quæ sunt in Christo Jesu
5- 4 In nomine Domini nostri Jesu Christi
- 5 Salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi
- 7 Pascha nostrum immolatus est Christus
6-11 Justificati estis in nomine... Christi
-15 Corpora vestra membra sunt Christi
Membra Christi faciam membra meretricis?
7-22 Qui liber vocatus est, servus est Christi
8- 6 Unus Dominus Jesus Christus
-11 Frater propter quem Christus mortuus
-12 Percutientes conscientiam... infirmam, in Christum peccatis
9- 1 Nonne Christum Jesum Dom. nostr. vidi ?
-12 Ne quod offend. demus Evangelio Christi
-21 Cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi
10- 4 Petra autem erat Christus
- 9 Neque tentemus Christum
-16 Nonne communicatio sanguinis Christi
11- 1 Imitatores mei estote sicut et ego Christi
- 3 Omnis viri caput Christus est
Caput vero Christi, Deus
12-12 Unum tamen corpus... ita et Christus
-27 Vos autem estis corpus Christi
15- 3 Christus mortuus est pro peccatis nostris
-12 Si... Christus prædicatur quod resurrexit
-13 Si... resurrectio... non est, neque Christus resurrexit
-14 Si autem Christus non resurrexit
-15 Quod suscitaverit Christum
-16 Si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit
-17 Si Christus non resurrexit, vana est fides
-18 Et qui dormierunt in Christo, perierunt
-19 Si in hac vita tantum in Christo sperantes
-20 Christus resurrexit a mortuis
-22 Ita in Christo omnes vivificabuntur
-23 Unusquisque autem in suo ordine, primitiæ Christus : deinde ii qui sunt Christi
-31 Gloriam... quam habeo in Christo Jesu
-57 Dedit nobis victoriam per..Jesum Christum
16-22 Si quis non amat... Christum, sit anathema
-23 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
-24 Charitas mea cum omnibus vobis in Christo
2 Cor. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
- 2 Gratia... a Deo Patre nostro, et... Christo
- 3 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi
- 5 Sicut abundant passiones Christi
Ita et per Christum abundat consolatio
-14 In die Domini nostri Jesu Christi
-19 Dei enim filius Jesus Christus
-21 Qui... confirmat nos vobiscum in Christo
2-10 Si quid donavi, propt. vos in persona Christi
-12 Cum venissem... Troadem propter Evangelium Christi
-14 Deo... qui semper triumphat nos in Christo
-15 Christi bonus odor sumus Deo
-17 Coram Deo in Christo loquimur
3- 3 Manifestati quod epistola estis Christi
- 4 Fiduciam..habemus per Christum ad Deum
-14 Quoniam in Christo evacuatur
4- 4 Illuminatio Evangelii gloriæ Christi
- 5 Non e. nosmetipsos prædicamus, sed... Christum Dominum
- 6 In facie Christi Jesu
5-10 Nos manifestari oportet ante tribunal Christi
-14 Charitas enim Christi urget nos
-15 Pro omnibus mortuus est Christus
-16 Si cognovimus secundum carnem Christum
-17 Si qua ergo in Christo nova creatura
-18 Deo, qui nos reconciliavit sibi per Christum
-19 Quoniam quidem Deus erat in Christo

2 Cor. 5-20 Pro Christo ergo legatione fungimur
Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo
6-15 Quæ autem conventio Christi ad Belial?
8- 9 Scitis enim gratiam Dom. nostri Jesu Christi
-23 Apostoli Ecclesiarum gloria Christi
9-13 Glorificantes Deum.. in Evangelium Christi
10- 1 Obsecro vos per... modestiam Christi
- 5 Omnem intellectum in obsequium Christi
- 7 Si quis confidit sibi Christi se esse
Sicut ipse Christi est, ita et nos
-14 Ad vos enim pervenimus in Evangelio Christi
11- 2 Despondi enim vos... virginem castam exhibere Christo
- 3 Excidant a simplicitate quæ est in Christo
- 4 Si is qui venit alium Christum prædicat
-10 Est veritas Christi in me
-13 Transfigurantes se in Apostolos Christi
-23 Ministri Christi sunt... plus ego
-31 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi
12- 2 Scio hominem in Christo... raptum
- 9 Ut inhabitet in me virtus Christi
-10 In persecutionibus, in angustiis pro Christo
-19 Coram Deo in Christo loquimur
13- 3 Qui in me loquitur Christus
- 5 An non cognoscitis vosmetipsos quia Christus Jesus in vobis est?
-13 Gratia... Jesu Christi... cum omnibus vobis
Galat. 1- 1 Per Jesum Christum et Deum patrem
- 3 Gratia vobis et pax a... Jesu Christo
- 6 Qui vos vocavit in gratiam Christi
- 7 Volunt convertere Evangelium Christi
-10 Si... hominibus placerem, Christi servus non essem
-12 Sed per revelationem Jesu Christi
-22 Ecclesiis Judææ quæ erant in Christo
2- 4 Libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu
-16 Non justificatur homo..nisi per fidem... Christi
Et nos in Christo Jesu credimus
Ut justificemur ex fide Christi
-17 Si quærentes justificari in Christo
Numquid Christus peccati minister est
-19 Christo confixus sum cruci
-20 Jam non ego; vivit vero in me Christus
-21 Ergo gratis Christus mortuus est?
3- 1 Ante quorum oculos... Christus præscriptus est
-13 Christus redemit nos de maledicto legis
-14 Ut... benedictio Abrahæ fieret in Christo
-16 Et semini tuo qui est Christus
-22 Ut promissio ex fide Jesu Christi daretur
-24 Lex pædagogus noster fuit in Christo
-26 Filii Dei estis per fidem quæ est in Christo Jesu
-27 Quicumque enim in Christo baptizati estis Christum induistis
-28 Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu
-29 Si autem vos Christi, ergo semen Abrahæ estis
4-14 Excepistis me sicut Christum Jesum
-19 Donec formetur Christus in vobis
-31 Qua libertate Christus nos liberavit
5- 2 Si circumcidamini, Christus vobis nihil prod.
- 4 Evacuati estis a Christo
- 6 In Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet
-24 Qui a. sunt Christi carnem suam crucifixerunt
6- 2 Sic adimplebitis legem Christi
-12 Tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur
-14 Absit gloriari nisi in cruce... Jesu Christi
-15 In Christo.. neque circumcisio aliquid valet
-18 Gratia... Jesu Christi cum spiritu vestro
Ephes. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
Omnibus sanctis... et fidelibus in Christo
- 2 Gratia.. a Deo Patre nostro et D. Jesu Christo
- 3 Benedictus Deus Pater... Jesu Christi
Qui benedixit nos... in cœlestibus in Christo
- 5 In adoptionem filiorum per Jesum Christum
-10 Instaurare omnia in Christo
-12 Nos qui ante speravimus in Christo
-17 Deus Domini nostri Jesu Christi Pater
-20 In Christo, suscitans illum a mortuis
2- 5 Convivificavit nos in Christo
- 6 Consedere fecit in cœlestibus in Christo Jesu
- 7 In bonitate super nos in Christo Jesu
-10 Creati in Christo Jesu, in operibus bonis
-12 Eratis illo in tempore sine Christo
-13 Nunc autem in Christo Jesu
Facti estis prope in sanguine Christi
-20 Summo angulari lapide Christo Jesu
3- 1 Ego Paulus vinctus Christi Jesu
- 4 Prudentiam meam in mysterio Christi

Ephes. 3- 6 Comparticipes promissionis ejus in Christo
- 8 Evangelizare investigabiles divitias Christi
-11 Præfinitionem sæculorum quam fecit in Christo
-14 Flecto genua... ad Patrem... Jesu Christi
-17 Christum habitare per fidem in cordibus
-19 Supereminent. scientiæ charitatem Christi
-21 Ipsi gloria in Ecclesia et in Christo Jesu
4- 7 Secundum mensuram donationis Christi
-12 In ædificationem corporis Christi
-13 In mensuram ætatis plenitudinis Christi
-15 Qui est caput Christus
-20 Vos autem non ita didicistis Christum
-32 Sicut et Deus in Christo donavit vobis
5- 2 Sicut et Christus dilexit nos
- 5 Hæreditatem in regno Christi et Dei
-14 Et illuminabit te Christus
-20 Gratias agentes... in nomine... Jesu Christi
-21 Subjecti invicem in timore Christi
-23 Sicut Christus caput est Ecclesiæ
-24 Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo
-25 Sicut et Christus dilexit Ecclesiam
-29 Fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam
-32 Sacramentum hoc magnum..dico in Christo
6- 5 Servi, obedite dominis... sicut Christo
- 6 Ut servi Christi, facientes voluntatem Dei
-23 Pax... a Deo Patre, et Dom. Jesu Christo
-24 Gratia cum omnibus qui diligunt..Christum
Philip. 1- 1 Paulus, et Timotheus servi Jesu Christi
Omnibus sanctis in Christo Jesu
- 2 Gratia.. a Deo patre.. et Dom. Jesu Christo
- 5 In Evangelio Christi a prima die usque nunc
- 6 Usque in diem Christi Jesu
- 8 Cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi
-10 Ut sitis sinceri et sine offensa in diem Christi
-11 Repleti fructu justitiæ per Jesum Christum,
-13 Vincula mea manifesta fierent in Christo
-15 Propter bonam voluntatem Christum prædicant
-17 Ex contentione Christum annuntiant
-18 Christus annuntietur, et in hoc gaudeo
-19 Subministrationem Spiritus Jesu Christi
-20 Magnificabitur Christus in corpore meo
-21 Mihi enim vivere Christus est
-23 Desiderium habens dissolvi et esse cum Christo
-26 Gratulatio vestra abundet in Christo
-27 Digne Evangelio Christi conversamini
-29 Pro Christo non solum ut in eum credatis
2- 1 Si qua ergo consolatio in Christo
- 5 Hoc e. sentite in vobis, quod et in Christo
-11 Quia... Christus in gloria est Dei Patris
-16 Ad gloriam meam in die Christi
-21 Quæ sua sunt quærunt, non quæ... Christi
-30 Propter opus Christi usque ad mortem
3- 3 Et gloriamur in Christo Jesu
- 7 Hæc arbitratus sum propter Christum detrimenta
- 8 Propter eminentem scientiam Jesu Christi
Ut Christum lucrifaciam
- 9 Quæ ex fide est Jesu Christi
-12 In quo et comprehensus sum a Christo Jesu
-14 Ad bravium vocationis Dei in Christo Jesu
-18 Et flens dico, inimicos crucis Christi
-20 Expectamus Dom. nostr. Jesum Christum
4- 7 Custodiat corda vestra... in Christo Jesu
-19 In gloria in Christo Jesu
-21 Salutate omnem sanctum in Christo Jesu
-23 Gratia... Jesu Christi cum spiritu vestro
Colos. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
- 2 Fidelibus fratribus in Christo Jesu
- 3 Gratia vobis et pax a... et Do. Jesu Christo
Gratias agimus Deo, et Patri... Jesu Christi
- 4 Audientes fidem vestram in Christo Jesu
- 7 Epaphra... qui est fidelis... minister Christi
-24 Adimpleo ea quæ desunt passionum Christi
-27 Quod est Christus, in vobis spes gloriæ
-28 Hominem perfectum in Christo Jesu
2- 2 Mysterii Dei Patris, et Christi Jesu
- 5 Quæ in Christo est, fidei vestræ
- 6 Sicut ergo accepistis Jesum Christum
- 8 Et non secundum Christum
-11 In circumcisione Christi
-17 Umbra futurorum, corpus autem Christi
-20 Si ergo mortui estis cum Christo
3- 1 Si consurrexistis cum Christo
Quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est
- 3 Vita vestra est abscondita cum Christo
- 4 Cum Christus apparuerit vita vestra
-11 Sed omnia et in omnibus Christus
-15 Pax Christi exultet in cordibus vestris
-16 Verbum Christi habitet in vobis
-17 Omnia in nomine Domini Jesu Christi
-24 Domino Christo servite
4- 3 Adloquendum mysterium Christi

Colos. 4-12 Salutat vos Epaphras... servus Christi Jesu
1 Thes. 1- 1 In Deo Patre, et Domino Jesu Christo
- 3 Spei Domini nostri Jesu Christi
2- 7 Possemus... oneri esse ut Christi Apostoli
-14 Ecclesiarum... quæ sunt in Judæa in Christo
-19 Nonne vos ante... Jesum Christum
3- 2 Timotheum... ministrum Dei in Evangelio Christi
-11 Christus, dirigat viam nostram ad vos
-13 In adventu Domini nostri Jesu Christi
4-15 Mortui qui in Christo sunt, resurgent primi
-16 Rapiemur obviam Christo in aëra
5- 9 In acquisitionem salutis per... Christum
-18 Hæc est e. voluntas Dei in Christo Jesu
-23 In adventu... Christi servetur
-28 Gratia Dom. nostri Jesu Christi vobiscum
2 Thes. 1- 1 Ecclesiæ Thessalonic. in... Jesu Christo
- 2 Gratia... a Deo... et Domino Jesu Christo
- 8 Qui non obediunt Evangelio... Christi
-12 Ut clarificetur nomen... Jesu Christi
Secundum gratiam Dei nostri, et... Christi
2- 1 Per adventum Domini nostri Jesu Christi
-13 In acquisitionem gloriæ... Jesu Christi
-15 Ipse autem Dominus noster Jesus Christus
3- 5 In charitate Dei, et patientia Christi
- 6 In nomine Domini nostri Jesu Christi
-12 Obsecramus in Domino Jesu Christo
-18 Gratia... Jesu Christi cum omnibus vobis
1 Tim. 1- 1 Apostolus J. Christi secundum imperium Dei
Et Christi Jesu spei nostræ
- 2 Pax a Deo Patre, et Christo Jesu Do. nostro
-12 Gratias ago... Christo Jesu Dom. nostro
-14 Et dilectione, quæ est in Christo Jesu
-15 Christus Jesus venit in hunc mundum
-16 Ut in me primo ostenderet Christus Jesus
2- 5 Mediator Dei et hominum... Christus
3-13 Fiduciam in fide, quæ est in Christo Jesu
4- 6 Bonus eris minister Christi Jesu
5-11 Cum enim luxuriatæ fuerint in Christo
-21 Testor coram Deo et Christo Jesu
6- 3 Non acquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi
-13 Præcipio tibi coram Deo... et Christo Jesu
-14 Usque in adventum... Jesu Christi
2 Tim. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
Vitæ, quæ est in Christo Jesu
- 2 Timotheo... pax a Deo Patre, et Christo
- 9 Gratiam, quæ data est nobis in Christo Jesu
-10 Salvatoris nostri Jesu Christi
-13 Et in dilectione in Christo Jesu
2- 1 Confortare in gratia, quæ est in Christo
- 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu
- 8 Memor esto... Jesum Christum resurrexisse
-10 Salutem... quæ est in Christo Jesu
3-12 Qui pie volunt vivere in Christo Jesu
-15 Per fidem quæ est in Christo Jesu
4- 1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo
-22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo
Tit. 1- 1 Apostolus autem Jesu Christi
- 4 A Deo Patre, et Christo Jesu Salvatore nost.
2-13 Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi
3- 6 Per Jesum Christum Salvatorem nostrum
Phile. - 1 Paulus vinctus Christi Jesu
- 3 Pax a Deo Patre... et Domino Jesu Christo
- 6 Operis... quod est in vobis in Christo Jesu
- 8 Fiduciam habens in Christo Jesu
- 9 Nunc autem et vinctus Jesu Christi
-23 Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu
-25 Gratia... Jesu Christi cum spiritu vestro
Hebr. 3- 6 Christus vero tanquam filius in domo sua
-14 Participes enim Christi effecti sumus
5- 5 Christus non semetipsum clarificavit
6- 1 Intermittentes inchoationis Christi sermonem
9-11 Christus a. assistens pontifex... bonorum
-14 Quanto magis sanguis Christi... emundabit
-28 Sic et Christus semel oblatus est
10-10 Per oblationem corporis Jesu Christi semel
-19 In introitu sanctorum in sanguine Christi
11-26 Æstimans... improperium Christi
13- 8 Jesus Christus heri, et hodie
-20 Deus... eduxit de mortuis... Jes. Christum
-21 Faciens quod placeat... per Jesum Christum
Jacob. 1- 1 Jacobus...Domini nostri Jesu Christi servus
2- 1 Habere fidem Do. nostri Jesu Christi gloriæ
1 Petr. 1- 1 Petrus Apostolus Jesu Christi
- 2 Aspersionem sanguinis Jesu Christi
- 3 Benedictus Deus et pater... Jesu Christi
Per resurrectionem Jesu Christi
- 7 In revelatione Jesu Christi
-11 Significaret in eis Spiritus Christi
Eas quæ in Christo sunt passiones
-13 In revelationem Jesu Christi
-19 Sanguine quasi Agni immaculati Christi
2- 5 Acceptabiles Deo per Jesum Christum

1 *Petr.* 2-21 Quia et Christus passus est pro nobis
3-15 Christum sanctificate in cordibus vestris
-16 Vestram bonam in Christo conversationem
-18 Christus semel pro peccatis nostris mortuus
-21 Per resurrectionem Jesu Christi
4- 1 Christo igitur passo in carne
-11 Honorificetur Deus per Jesum Christum
-13 Communicantes Christi passionibus gaudete
-14 Si exprobramini in nomine Christi
5- 1 Consenior et testis Christi passionum
-10 Qui vocavit nos in... gloriam in Christo
-14 Gratia vobis... qui estis in Christo
2 *Petr.* 1- 1 Petrus, servus et Apostolus Jesu Christi
Et Salvatoris Jesu Christi
- 2 In cognitione Dei et Christi Jesu
- 8 In Domini nostri Jesu Christi cognitione
-11 Dom. nostri et Salvatoris Jesu Christi
-14 Secundum quod...Christus significavit mihi
-16 Notam fecimus... Christi virtutem
2-20 Salvatoris Jesu Christi
3-18 In cognitione... Salvatoris Jesu Christi
1 *Joan.* 1- 3 Cum Patre et cum Filio ejus Jesu Christo
- 7 Sanguis Jesu Christi... emundat nos
2- 1 Advocatum..apud Patrem, Jesum Christum
-22 Qui negat quoniam Jesus est Christus?
3-23 In nomine Filii ejus Jesu Christi
4- 2 Omnis spiritus qui confitetur Jesum Christum
5- 1 Qui credit quoniam Jesus est Christus
6 Qui venit per aquam et sang. Jesus Christus
Quoniam Christus est veritas
2 *Joan.* - 3 Pax... a Christo Jesu Filio Patris
- 7 Christum venisse in carnem
- 9 Omnis qui..non permanet in doctrina Christi
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus
Et Christo Jesu conservatis et vocatis
- 4 Dominum nostr. Jesum Christum negantes
-17 Quæ prædicta sunt ab Apost... Jesu Christi
-21 Misericordiam... Christi in vitam æternam
-24 In adventu Domini nostri Jesu Christi
-25 Per Jesum Christum Dom. nostrum, gloria
Apoc. 1- 1 Apocalypsis Jesu Christi
- 2 Testimonium Jesu Christi
- 5 A Jesu Christo, qui est testis fidelis
- 9 Particeps in... patientia in Christo Jesu
11-15 Factum est regnum hujus mundi, Domini nostri et Christi ejus
12-10 Regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus
-17 Et habent testimonium Jesu Christi
20- 4 Regnaverunt cum Christo mille annis
- 6 Erunt sacerdotes Dei et Christi
22-21 Gratia... Jesu Christi omnibus vobis

CHRISTUS. *Adjective, id est, unctus.*

2 *Mac.* 1-10 De genere Christorum sacerdotum

CHRYSOLITHUS.

Exod. 28-20 In quarto chrysolithus, onychinus
39-13 In quarto, chrysolithus, on. et beryllus
Ezech. 10- 9 Quasi visio lapidis chrysolithi
28-13 Chrysolithus, et onyx, et beryllus
Dan. 10- 9 Corpus ejus quasi chrysolithus
Apoc. 21-20 Septimum chrysolithus

CHRYSOPRASUS.

Apoc. 21-20 Decimum, chrysoprasus

CHUB.

Symmachus, ut auctor est sanctus Hieronymus, Arabiam esse existimavit; sunt qui putent eos esse, quos Ptolemæus Cubios appellat, et in Marotide collocat.

Ezech. 30- 5 Et Chub et filii terræ fœderis... cadent

CHUN.

Urbs Adarezer regis Soba. Eadem est atque Beroth, quæ reperitur in 2 Reg. 8-8.

1 *Par.* 18- 8 Necnon de Thebath et Chun, urbibus Adarezer

CHUS.

Anno mundi 1657, *ante J. Ch.* 2597 *filius Cham, Chus fuit pater Æthiopum, quorum regio semper appellata est terra Chus. Opinio vulgaris est istum Chus fuisse primum nigrum. Posteri ejus per totam Arabiam sparsi sunt.*

Gen. 10- 6 Filii autem Cham: Chus et Mesraïm
- 7 Filii Chus: Saba et Hevila et Sabatha
- 8 Porro Chus genuit Nemrod
1 *Par.* 1- 8 Filii Cham: Chus et Mesraïm
- 9 Filii autem Chus: Saba et Hevila, Sabatha
-10 Chus autem genuit Nemrod

CHUSA.

Administrator domus Herodis Agrippæ et maritus Joannæ, quæ cum Suzanna et aliis multis mulieribus quas a malis spiritibus liberaverat Jesus Christus et ab infirmitatibus sanaverat, ministrabat ei de facultatibus suis, et sequebatur in prædicationibus. Chusa nominatur, quia non tantum uxor videtur fuisse bene affecta, verum etiam et ipse, animo erga Christum devoto; non enim absque mariti consensu sivisset eam Christus esse in comitatu suo.

Luc. 8- 3 Et Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis

CHUSAI.

A civitate Arach, cujus mentio est in Gen. 10-10 *et ponitur in terra Sennaar, quam aliqui putant Cœlesyriam, sanctus Hieronymus ait Arach notiori vocabulo* Edessam *dici. Videtur Chusai fuisse ex gentili proselytus Hebræus. Cum David a Jerusalem fugeret, persequente illum filio suo Absalom, et ascenderet summitatem montis, in quo adoraturus erat Dominum, ecce occurrit ei Chusaï Arachites, scissa veste et terra pleno capite. David misit eum in civitatem ut dissiparet consilium Achitophel. Magni enim consilii virum fuisse ex eo patet, quia illum David Achitopheli oppositum cupit et ex eventu etiam patet.*

2 *Reg.* 15-32 Ecce occurrit ei Chusaï Arachites
-37 Veniente ergo Chusaï amico David
16-16 Cum autem venisset Chusaï
-18 Responditque Chusaï ad Absalom
17- 5 Vocate Chusaï Arachitem
- 6 Cumq. venisset Chusaï... ait Absalom
- 7 Dixit Chusaï ad Absalom
- 8 Et rursum intulit Chusaï: Tu nosti...
-14 Melius est consilium Chusaï Arachitis
-15 Et ait Chusaï Sadoc
1 *Par.* 27-33 Et Chusaï Arachites amicus regis

CHUSAN.

Anno mundi 2623, *ante J. Ch.* 1431. *Dictus est Chusan Rosathaim; quæ vox significat* Duarum malitiarum; *prior vox* Chusan *Æthiopem et nigrum significat. Rex erat Mesopotamiæ quem suscitavit Deus ut castigaret Israelitas, Deus enim populum suum habitare fecerat inter Chananæos, Hethæos, Amorrhæos, Pheresæos, Hevæos et Jebusæos et Satrapas Philisthinorum, ut erudiret in eis Israelem et filii discerent certare cum hostibus et haberent consuetudinem præliandi. Filii autem Israel ad idololatriam proni duxerunt uxores filias istorum populorum, ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt et servierunt diis eorum. Iratus Dominus contra Israel tradidit illum in manus Chusan regis Mesopotamiæ et servierunt ei octo annis. Clamavit populus Israel ad Dominum, qui suscitavit eis salvatorem qui liberaret eos, Othoniel nempe fratrem Caleb cui tradidit Dominus Chusan regem Syriæ et oppressit illum anno mundi* 2631, *ante J. Ch.* 1423. *Post hanc victoriam, quievit terra per annos quadraginta, cessatum est a servitute et ab armis, religio restaurata est; divinarum legum vigor, tranquillusque ac florens reipublicæ status restitutus est.*

Judic. 3- 8 Tradidit eos in manus Chusan Rosathaïm
-10 Tradidit Dominus in manus ejus Chusan Rosathaïm

CHUSI I.

Anno mundi 3009, *ante J. Ch.* 1045. *Quidam plebeius sic appellatus est, vel gente Æthiops, cui ait Joab: Vade et nuntia regi David quæ vidisti, nempe mortuum esse filium suum Absalom et alia quæ facta fuerant. Cucurrit Chusi et nuntiavit.*

2 *Reg.* 18-21 Et ait Joab Chusi: Vade et nuntia regi quæ vidisti
Adoravit Chusi Joab et cucurrit.
-22 Quid impedit si etiam ego curram post Chusi
-23 Currens ergo Achimaas... transivit Chusi
-31 Apparuit Chusi et veniens ait: Bonum apporto nuntium
-32 Dixit autem rex ad Chusi: Est-ne pax puero Absalom? Cui respondens Chusi: Fiant, inquit, sicut puer

CHUSI II.

Bisavus Judi et pater Selemiæ.

Jerem. 36-14 Miserunt... ad Baruch, Judi filium Mathaniæ, filii Selemiæ, filii Chusi

CHUSI III.

Pater prophetæ Sophoniæ.

Soph. 1- 1 Verbum Domini quod factum est ad Sophoniam filium Chusi

CHUSI IV.

Sanctus Hieronymus Saülem intelligit qui vocatur Chus, id est, Æthiops, ob nigredinem morum, et erat de tribu Benjamin, seu, quod idem est, filius Jemini.

Psal. 7- 1 Psalmus David, quem cantavit Domino pro verbis Chusi filii Jemini

CHUTÆI.

Colonia quam in regionem Samariæ miserat rex Assyriorum. Chutæi colebant idolum Nergel.

4 *Reg.* 17-30 Viri autem Chutæi fecerunt Nergel

CHYTROPEDES.

Levit. 11-35 Sive clibani, sive chytropedes, destruentur

CIBARIA.

Gen. 42-25 Datis supra cibariis in viam
-33 Cibaria domibus vestris... sumite
45-21 Quibus dedit... cibaria in itinere
47-12 Alebat eos... præbens cibaria singulis
-22 Et statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur
Josue. 1-11 Præparate vobis cibaria
9- 4 Callide cogitantes tulerunt sibi cibaria
-11 Tollite in manibus cibaria ob longissimam viam
-14 Susceperunt igitur de cibariis eorum
Judic. 7- 8 Sumptis itaque pro numero cibariis et tubis
20-10 Ut comportent exercitui cibaria
1 *Reg.* 22-10 Consuluit pro eo Dom., et cibaria dedit ei
3 *Reg.* 20-27 Et acceptis cibariis profecti ex adverso
2 *Par.* 2-10 Servis tuis dabo in cibaria tritici coros
9- 4 Necnon et cibaria mensæ ejus
Psal. 77-25 Cibaria misit eis in abundantia
Prov. 31-15 Deditque... et cibaria ancillis suis
Eccli. 33-25 Cibaria, et virga, et onus asino
Jerem. 40- 5 Dedit quoque ei magister militiæ cibaria
52-34 Et cibaria ejus, cibaria perpetua dabantur
Dan. 1-16 Malasar tollebat cibaria et vinum

CIBO.

Deut. 8-16 Et cibavit te manna in solitudine
Psal. 79- 6 Cibabis nos pane lacrymarum
80-17 Et cibavit eos ex adipe frumenti
Prov. 25-21 Si esurierit inimicus tuus, ciba illum
Eccli. 15- 3 Cibabit illum pane vitæ et intellectus
29-33 Quæ in manu habes, ciba cæteros
Isai. 49-26 Cibabo hostes tuos carnibus suis
58-14 Et cibabo te hæreditate Jacob
Jerem. 9-15 Ecce ego cibabo populum istum absynthio
19- 9 Cibabo eos carnibus filiorum suorum
23-15 Ecce ego cibabo eos absynthio
Thren. 3-16 Cibavit me cinere
Ezech. 3- 2 Cibavit me volumine illo
Rom. 12-20 Si esurierit inimicus tuus, ciba illum

CIBSAIM.

Urbs in tribu Ephraïm, quæ data est Levitis ad confugiendum.

Josue. 21-22 Et Cibsaïm et Bethhoron

CIBUS.

Gen. 6-21 Erunt tam tibi quam illis in cibum
9- 3 Quod movetur et vivit, erit vobis in cibum
14-11 Universa quæ ad cibum pertinent
26-30 Fecit ergo eis convivium, et post cibum
27- 7 Affer mihi de venatione tua, et fac cibos
-14 Paravit illa cibos, sicut velle noverat patrem
-25 Affer mihi, inquit, cibos de venatione tua
-31 Coctosque de venatione cibos intulit patri
40-17 Portare me omnes cibos
42-10 Servi tui venerunt ut emerent cibos
43- 2 Consumptisque cibis... dixit Jacob
47-16 Adducite pecora... dabo vobis pro eis cibos
-24 In cibum familiis et liberis vestris
Exod. 8- 3 In reliquias ciborum tuorum
16-22 In die a. sexta collegerunt cibos duplices
-29 Die sexta tribuit vobis cibos duplices
-35 Hoc cibo aliti sunt, usquequo tangerent fines... Chanaan
Levit. 7-26 Sanguinem... animalis non sumetis in cibo
11-34 Omnis cibus quem comeditis, si fusa... super eum aqua
-41 Omne quod reptat.. nec assumetur in cibum
22- 7 Vescetur de sanctificatis, quia cibus illius est
-13 Aletur cibis patris sui
25- 6 Erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo

Levit 25- 7 Omnia quæ nascuntur præbebunt cibum
Num. 11-22 Ut possit sufficere ad cibum
-33 Nec defecerat hujusmodi cibus et ecce furor Domini
15-20 De cibis vestris. Sicut de areis primitias separatis
21- 5 Anima nostr..nauseat super cibo isto
Deut. 2- 6 Cibos emetis ab eis pecunia
8- 3 Dedit tibi cibum manna
18- 8 Partem ciborum eamdem accipiet
Josue. 5-12 Nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël
Judic. 1- 7 Colligebant sub mensa mea ciborum reliquias
14-14 De comedente exivit cibus
19- 8 Oro te.. ut paululum cibi capias
-22 Cibo, et potu reficientibus corpora
Ruth. 2-18 Dedit ei de reliquiis cibi sui
1 Reg. 1- 7 Illa flebat, et non capiebat cibum
2 Reg. 3-35 Cumq. venisset.., multitudo cibum capere
9-10 Inferes filio Domini tui cibos
11- 8 Egressus est Urias.,. secutusque est eum cibus regius
12- 4 Præparavit cibos homini qui venerat
-17 Qui noluit nec comedit cum eis cibum
13- 5 Veniat... Thamar... ut det mihi cibum,
- 6 Et cibum capiam de manu ejus
-10 Infer cibum in conclave
-11 Cumq.obtulisset ei cibum, apprehendit eam
19-35 Delectare potest servum tuum cibus aut potus
3 Reg. 4-22 Cibus Salomonis per dies singulos
5- 9 Ut detur cibus domui meæ
-11 Salomon a. præbebat Hiram... in cibum domui ejus
10- 5 Et cibos mensæ ejus, et habitacula
11-18 Dedit ei domum et cibos constituit
19- 8 Ambulavit in fortitudine cibi illius
4 Reg. 6-23 Appositaq. eis ciborum magna præparatio
2 Par. 11-11 Posuit in eis principes ciborumque horrea
28-15 Cumque... et refecissent cibo ac potu
31-18 Multitudini... fideliter cibi... præbebantur
35-15 Levitæ paraverunt eis cibos
1 Esdr. 3- 7 Cibum quoque, et potum et oleum
2 Esdr. 10-37 Primitias ciborum nostrorum
Tobiæ. 1-12 Cumque omnes ederent ex cibis gentilium
8-21 Quæ in cibos erant iter agentibus necessaria
12-19 Sed ego cibo invisibili... utor
Esth. 1- 7 Aliis atque aliis vasis cibi inferebantur
9-19 Mittant sibi mutuo partes epularum, et ciborum
-22 Mitterent sibi invicem ciborum partes
Job. 6- 7 Nunc præ angustia cibi mei sunt
20-21 Non remansit de cibo ejus
30- 4 Radix juniperorum erat cibus eorum
33-20 Animæ illius cibus ante desiderabilis
38-41 Clamant... eo quod non habeant cibos
Psal. 52- 5 Qui devorant plebem meam ut cibum
54-15 Qui simul mecum dulces capiebas cibos
64-10 Parasti cibum illorum
Prov. 6- 8 Parat in æstate cibum sibi
13-23 Multi cibi in novalibus patrum
23- 3 Ne desideres de cibis ejus, in quo est panis mendacii
- 6 Et ne desideres cibos ejus
- 8 Cibos quos comederas evomes
27-27 Sufficiat tibi lac caprarum in cibos tuos
30-22 Per stultum cum saturatus fuerit cibo
-25 Qui præparat in messe cibum sibi
Eccli. 13- 8 Confundet te in cibis suis
14-17 Quon. non est apud inferos invenire cibum
36-20 Et est cibus cibo melior
-21 Fauces contingunt cibum feræ
40-30 Alit enim animam suam cibis alienis
41- 2 Adhuc valenti accipere cibum
Isai. 9- 5 Erit in combustionem, et cibus ignis
62- 8 Si dedero triticum tuum ultra cibum
Jerem. 7-33 Et erit morticinum populi hujus in cibos
Thren. 1-11 Dederunt pretiosa quæque pro cibo
-19 Quia quæsierunt cibum sibi
4-10 Facti sunt cibus earum, in contritione
Ezech. 4-10 Cibus a. tuus quo vesceris, erit in pondere
21-32 Igni eris cibus, sanguis tuus erit in medio...
24-17 Nec cibos lugentium comedes
-22 Cibos lugentium non comedetis
44-30 Primitiva ciborum vestr. dabitis sacerdoti
47-12 Et erunt fructus ejus in cibum
Dan. 1- 5 Constituit eis rex annonam...de cibis suis
-10 Timeo... regem, qui constituit vobis cibum
-13 Vultus puerorum qui vescuntur cibo regio
-15 Pueris qui vescebantur cibo regio
6-18 Cibique non sunt allati coram eo
14-13 Et rex posuit cibos ante Bel
Habac. 1-16 Et cibus ejus electus
3-17 Et arva non afferent cibum
Aggæi. 2-13 Aut vinum, aut oleum, aut omnem cibum
Malac. 3-10 Et sit cibus in domo mea
1 Mac. 1-65 Magis mori quam cibis coinquinari
2 Mac. 5-27 Et fœni cibo vescentes
11-31 Judæi utantur cibis et legibus suis
Matth. 10-10 Dignus enim est operarius cibo suo
24-45 Det illis cibum in tempore
Marc. 6-36 Emant sibi cibos quos manducent
Joan. 4- 8 Abierant in civitatem ut cibos emerent
-32 Cibum habeo manducare quem vos nescitis
-34 Meus cibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me
6-27 Operamini non cibum qui perit
-56 Caro enim mea vere est cibus
Act. 2-46 Sumebant cibum cum exultatione
7-11 Non inveniebant cibos patres nostri
9-19 Cum accepisset cibum, confortatus est
14-16 Implens cibo, et lætitia corda nostra
27-33 Rogabat Paulus omnes sumere cibum
-34 Rogo vos accipere cibum
-36 Et ipsi sumpserunt cibum
-38 Satiati cibo alleviabant navem
Rom. 14-15 Si... propter cibum frater tuus contristatur
Noli cibo tuo illum perdere pro quo Christus mortuus est
1 Cor. 5-11 Cum hujusmodi nec cibum sumere
13- 3 Et si distribuero in cibos pauperum
Colos. 2-16 Nemo ergo vos judicet in cibo
1 Tim. 4- 3 Abstinere a cibis quos Deus creavit...
Hebr. 5-12 Quibus lacte opus sit, non solido cibo
-14 Perfectorum autem est solidus cibus
9- 9 Solummodo in cibis, et in potibus

CICATRIX.

Levit. 13-19 (*Si*) in loco ulceris cicatrix alba apparuerit
-21 Si pilus coloris est pristini et cicatrix subobscura
-23 Ulceris est cicatrix, et homo mundus erit
-24 Albam sive rufam habuerit cicatricem
-25 Quia plaga lepræ in cicatrice orta est
-28 Quia cicatrix est combusturæ
14-56 Cicatricis, et erumpentium papularum
22-22 Si fractum, si cicatricem habens
2 Par. 24-13 Obducebatur parietum cicatrix
2 Esdr. 4- 7 Quod obducta esset cicatrix muri
Psal. 37- 6 Corruptæ sunt cicatrices meæ
Jerem. 8-22 Igitur non est obducta cicatrix
30-17 Obducam enim cicatricem tibi
33- 6 Ego obducam eis cicatricem

CICER.

2 Reg. 17-28 Et fabam et lentem et frixum cicer

CICONIA.

Jerem. 8- 7 Turtur... et ciconia, custodierunt tempus

CIDARIS.

Exod. 28- 4 Vestimenta quæ facient... cidarim
Levit. 8- 9 Cidari quoque texit caput
16- 4 Cidarim lineam imponet capiti
Ezech. 21-26 Aufer cidarim, tolle coronam
Zach 3- 5 Ponite cidarim mundam
Et posuerunt cidarim mundam

CILICIA.

Provincia Asiæ Minoris cujus erat Tarsus metropolis.

Judith. 1- 7 Misit ad omnes qui habitabant in Cilicia
2-12 Montes Ange qui sunt a sinistro Ciliciæ
-15 A Cilicia usque ad fines Japheth
3- 1 Syriæ Sobal, et Libyæ atque Ciliciæ
1 Mac. 11-14 Alexander autem rex erat in Cilicia
2 Mac. 4-36 Regressum regem de Ciliciæ locis adierunt
Act. 6- 9 Et eorum qui erant a Cilicia, et Asia,
15-23 His qui sunt Antiochiæ... Ciliciæ fratribus ex Gentibus
-41 Perambulabat... Syriam, et Ciliciam
21-39 Ego... Judæus a Tarso Ciliciæ
22- 3 Natus in Tarso Ciliciæ
23-34 Cognoscens quia de Cilicia esset
27- 5 Pelagus Ciliciæ, et Pamphyliæ navigantes
Galat. 1-21 In partes Syriæ, et Ciliciæ

CILICINUS.

Exod. 26- 7 Facies et saga cilicina undecim
Apoc. 6-12 Niger tanquam saccus cilicinus

CILICIUM.

Gen. 37-34 Indutus est cilicio, lugens filium
Levit. 11-32 Tam vas ligneum... quam pelles, et cilicia
2 Reg. 21-10 Respha... cilicium substravit sibi
3 Reg. 21-27 Operuit cilicio carnem suam
4 Reg. 6-30 Viditque omnis populus cilicium
1 Par. 21-16 Vestiti ciliciis, proni in terram
Judith. 4- 9 Induerunt se sacerdotes ciliciis
Altare Domini operuerunt cilicio,
4-16 Præcincti ciliciis offerrent sacrificia
8- 6 Habens super lumbos suos cilicium
9- 1 Judith... induens se cilicio
10- 2 Abstulit a se cilicium
Psal. 34-13 Cum... molesti essent, induebar cilicio
68-12 Posui vestimentum meum cilicium
Isai. 3-24 Et pro fascia pectorali cilicium
Jerem. 4- 8 Super hoc accingite vos ciliciis
6-26 Filia populi mei, accingere cilicio
48-37 Super omne dorsum cilicium
49- 3 Filii Rabbath, accingite vos ciliciis
Thren. 2-10 Senes filiæ Sion... accinti sunt ciliciis
Ezech. 7-18 Et accingent se ciliciis
27-31 Et accingentur ciliciis
1 Mac. 2-14 Operuerunt se ciliciis et planxerunt
3-47 Et jejunaverunt... et induerunt se ciliciis
2 Mac. 3-19 Accinctæq. mulieres ciliciis pectus
10-25 Lumbosque ciliciis præcincti
Matth. 11-21 In cilicio et cinere pœnitentiam egissent
Luc. 10-13 In cilicio et cinere sedentes pœniterent

CIN.

Princeps stirpis Cinæorum, seu posterorum Jethro, qui fuit socer Moysis. Cinæi habitabant partem Occidentalem laci Asphaltitis et latebant usque ad Arabiam Petrosam, in regione Madianitarum, ex quibus originem habebat Jethro. Et ob gratiam hujus sancti viri Cinæi non sunt deleti in subversione Madianitarum. Tranquilli manserunt in suis possessionibus illi tantum qui religionem Hebræorum suam sibi fecerunt; cæteri vero potuerunt libere migrare apud Amalecitas, et Idumæos, substantias suas secum ducentes. Quando Jabin rex Chananæorum oppressit Israelitas, nihil mali fecit Cinæis; at, sicuti prædixerat Balaam multo ante tempore ducti sunt captivi in Babyloniam cum Israelitis a Nabuchodonosor.

Num. 24-22 Et fueris electus de stirpe Cin.

CINA. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-22 Et Cina, et Dimona, et Adada

CINÆUS. *Vide* Cin.

Gen. 15-19 (*Semini tuo dabo*) Cinæos, et Cenezæos
Num. 24-21 Vidit quoque Cinæum
Judic. 4-11 Haber autem Cinæus recesserat quondam a cæteris Cinæis fratribus
-17 Jahel uxoris Haber Cinæi
Domum Haber Cinæi
5-24 Benedicta... Jahel uxor Haber Cinæi
1 Reg. 15- 6 Dixitque Saül Cinæo: Abite
Recessit Cinæus de medio Amalec
1 Par. 2-55 Cinæi qui venerunt de Calore patris

CINCINNUS.

Judith. 16-10 Colligavit cincinnos suos
Cant. 5- 2 Caput meum plenum est rore et cincinni mei guttis noctium
Ezech. 8- 3 Apprehendit me in cincinno capitis

CINCTORIUM.

Isai. 11- 5 Et erit... fides cinctorium renum ejus

CINGO.

Exod. 29- 8 Cingesque balteo (*Aaron*)
Levit. 8-13 Filios quoque ejus... cinxit balteis
Num. 22-24 Maceriarum quibus vineæ cingebantur
1 Reg. 23-26 In modum coronæ cingebant David
3 Reg. 7-23 Et resticula... cingebat illud per circuitum
Job. 19- 6 Quia Deus... flagellis suis me cinxerit
Eccli. 45-10 Cinxit eum tintinnabulis
Ezech. 16-10 Cinxi te bysso, et indui te subtilibus
Joan. 21-18 Cum esses junior, cingebas te
Alius te cinget, et ducet quo tu non vis

CINGULUM.

Exod. 39-28 Cingulum vero de bysso retorta
Levit. 8- 8 Astringens cingulo aptavit rationali
Prov. 31-24 Cingulum tradidit Chananæo
Isai. 5-27 Neque solvetur cingulum renum ejus
11- 5 Justitia cingulum lumborum ejus
22-12 Ad calvitium et ad cingulum sacci
-21 Cingulo tuo confortabo eum
23-10 Non est cingulum ultra tibi

CINIPHES.

Psal. 104-31 Ciniphes in omnibus finibus eorum
Vide SCINIPHES.

CINIS.

Gen. 18-27 Loquar ad Dominum... cum sim pulvis, et cinis
Exod. 9- 8 Tollite plenas manus cineris de camino

Exod. 9-10 Tuleruntque cinerem de camino
27- 3 Faciesque...lebetes ad suscipiendos cineres
Levit. 1-16 Loco in quo cineres effundi solent
4-12 Ubi cineres effundi solent
In loco effusorum cinerum cremabuntur
6-10 Tolletque cineres, quos vorans ignis exussit
Num. 4-13 Altare mundabunt cinere
19- 9 Colliget... vir mundus cineres vaccæ
-10 Qui vaccæ portaverat cineres
-17 De cineribus combustionis atque peccati
Deut. 28-24 De cœlo descendat super te cinis
2 *Reg.* 13-19 Quæ aspergens cinerem capiti suo
3 *Reg.* 13- 3 Altare scindetur et effundetur cinis
- 5 Effusus est cinis de altari
4 *Reg.* 23-12 Dispersit cinerem eorum in torrentem Cedron
Judith 4-16 Erat cinis supra capita eorum
7- 4 Mittentes cinerem super capita sua
9- 1 Posuit cinerem super caput suum
Esth. 4- 1 Indutus est sacco,spargens cinerem capiti
- 3 Sacco, et cinere... pro strato utentibus
14- 2 Cinere, et stercore implevit caput
Job. 13-12 Memoria vestra comparabitur cineri
16-16 Operui cinere carnem meam
30-19 Assimilatus sum favillæ et cineri
34-15 Homo in cinerem revertetur
42- 6 Ago pœnitentiam in favilla et cinere
Psal. 101-10 Cinerem tanquam panem manducabam
147-16 Et nebulam sicut cinerem spargit
Sap. 2- 3 Qua extincta, cinis erit corpus nostrum
15-10 Cinis est enim cor ejus
Eccli. 10- 9 Quid superbit terra et cinis?
17-31 Et omnes homines terra et cinis
40- 3 Usque ad humiliatum in terra et cinere:
Isai. 27- 9 Lapides altaris sicut lapides cineris allisos
33-12 Erunt populi quasi de incendio cinis
44-20 Pars ejus cinis est
58- 5 Numquid... saccum, et cinerem sternere.
61- 3 Darem eis coronam pro cinere
Jerem. 6-26 Filia populi mei... conspergere cinere
25-34 Aspergite vos cinere, optimates gregis
31-40 Omnem vallem cadaverum et cineris
Thren. 2-10 Consperserunt cinere capita sua
3-16 Cibavit me cinere
Ezech. 27-30 Et cinere conspergentur
28-18 Et dabo te in cinerem super terram
Dan. 9- 3 In jejuniis, sacco, et cinere
14-13 Præcepit Daniel pueris... et attulerunt cinerem
Amos. 2- 1 Eo quod incenderit... usque ad cinerem
Jonæ. 3- 6 Indutus est sacco et sedit in cinere
Malac. 4- 3 Cum fuerint cinis sub planta pedum vestr.
1 *Mac.* 3-47 Cinerem imposuerunt capiti suo
4-39 Imposuerunt cinerem super caput suum
2 *Mac.* 4-41 Quidam vero cinerem in Lysimachum jecere
13- 5 Turris... aggestum undique habens cineris
- 6 In cinerem dejici jussit sacrilegum
- 8 Cujus ignis et cinis erat sanctus
In cineris morte damnatus est
Matth. 11-21 Olim in cilicio et cinere pœnitent. egissent
Luc. 10-13 Olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent
Hebr. 9-13 Si enim... et cinis vitulæ aspersus
2 *Petr.* 2- 6 Civitates Sodomorum... in cinerem redigens

CINNAMOMUM.

Exod. 30-23 Sume tibi aromata... et cinnamomi medium
Prov. 7-17 Aspersi cubile meum... cinnamomo
Cant. 4-14 Nardus et crocus, fistula et cinnamomum
Eccli. 24-20 Sicut cinnamomum, et balsamum aromatizans odorem dedi
Apoc. 18-13 Cinnamomum, et odoramentorum

CINYRA.

1 *Mac.* 4-54 In canticis et citharis, et cinyris
13-51 Cum laude et ramis palmarum et cinyris,

CIRCA.

Gen. 13-10 Lot... vidit omnem circa regionem Jordanis
-11 Elegit... regionem circa Jordanem
-12 In oppidis quæ erant circa Jordanem
19-17 Nec stes in omni circa regione
-25 Subvertit civitates... et omnem circa regionem
Exod. 19-23 Pone terminos circa montem
29-16 Tolles de sanguine... fundes circa altare
Num. 11-24 Quos stare fecit circa tabernaculum
13-30 Et circa fluenta Jordanis
Josue. 10- 5 Castrametati sunt circa Gabaon
Judic. 3-19 Egressisq. omnibus qui circa eum erant
6-25 Et nemus quod circa aram est succide
20-33 Insidiæ quoque quæ circa urbem erant
1 *Reg.* 4-20 Dixerunt ei qui stabant circa eam
3 *Reg.* 2- 5 Balteo suo qui erat circa lumbos ejus
4 *Reg.* 4-26 Recte-ne agitur circa te
Et circa virum tuum

4 *Reg.* 4-26 Et circa filium tuum
11- 7 Excubias domus Domini circa regem
2 *Par.* 23-13 Cumq. vidisset regem...turmasq. circa eum
2 *Esdr.* 12-28 De campestribus circa Jerusalem
Tobiæ. 1-21 Plagam quam circa eum fecerat Deus
4- 5 Sepelias eam circa me
5-27 Omnia quæ circa eum geruntur
8-11 Factum est circa pullorum cantum
10-11 Inveniatis omnia recte circa parentes vestros
11-19 Beneficia Dei quæ fecisset circa eum
-20 Bonis quæ circa illum ostenderat Deus
14-12 Matrem vestram circa me in uno sepulcro
Judith. 1- 6 Campo... qui appellatur Ragau, circa Euphraten
3- 2 Desinat indignatio tua circa nos
10-11 Cum descenderet montem circa ortum diei
13-16 Luminaria congyraverunt circa eam
Job. 19-20 Tantummodo labia circa dentes meos
22-14 Et circa cardines cœli perambulat
Psal. 77-28 Ceciderunt... circa tabernacula eorum
Sap. 14-22 Errasse eos circa Dei scientiam
Eccli. 18-12 Miseratio hominis circa proximum suum
50-13 Et circa illum corona fratrum
-14 Circa illum steterunt quasi rami palmæ
Jerem. 6- 6 Fundite circa Jerusalem aggerem
13- 2 Possedi lumbare... et posui circa lumbos m.
- 4 Tolle lumbare... quod est circa lumbos tuos
36-21 Principibus qui stabant circa regem
41- 7 Interfecit eos Ismael... circa medium laci
Ezech. 12-14 Omnes qui circa eum sunt... dispergam
16-11 Torquem circa collum tuum
Dan. 5-16 Torquem auream circa collum
1 *Mac.* 1-12 Testamentum cum gentibus quæ circa nos sunt
11- 1 Sicut arena quæ est circa oram maris
2 *Mac.* 3-23 Heliodorus..cum satellitibus circa ærarium
-32 Malitiam... ex Judæis circa Heliodorum
4-14 Sacerdotes jam non circa altaris officia
5-17 Accidit circa locum despectio
9- 3 Cum venisset circa Ecbatanam
13-14 Circa Modin exercitum constituit
15-13 Magni decoris habitudine circa illum
Matth. 3- 4 Zonam pelliceam circa lumbos suos
- 5 Omnis regio circa Jordanem
20- 3 Egressus circa horam tertiam
- 5 Iterum a. exiit circa sextam et nonam horam
- 6 Circa undecimam vero exiit
- 9 Qui circa undecimam horam venerant
27-46 Et circa horam nonam clamavit Jesus
Marc. 1- 6 Et zona pellicea circa lumbos ejus
3- 8 Et qui circa Tyrum, et Sidonem...
-32 Sedebat circa eum turba et dicunt ei
4- 1 Et omnis turba circa mare super terram erat
- 4 Dum seminat, aliud cecidit circa viam
-15 Hi autem sunt qui circa viam
-19 Et circa reliqua concupiscentiæ
5-11 Erat autem ibi circa montem grex porcorum magnus, pascens
-21 Convenit turba... et erat circa mare
6-48 Circa quartam vigiliam noctis venit ad eos
9-13 Vidit turbam magnam circa eos
Luc. 7-17 Exiit hic sermo...in omnem circa regionem
9-12 In castella villasque quæ circa sunt
10-40 Martha a. satagebat circa frequens ministerium
13- 8 Usque dum fodiam circa illam
17- 2 Si lapis molaris imponatur circa collum ejus
22-49 Videntes a. hi qui circa ipsum erant
Act. 2-10 Libyæ quæ est circa Cyrenen
-46 Et frangentes circa domos panem
5-42 In templo et circa domos docentes
10- 9 Ut oraret circa horam sextam
27- 2 Incipientes navigare circa Asiæ loca
-27 Navigantibus nobis in Adria circa mediam noctem
Ephes. 6-21 Ut autem et vos sciatis quæ circa me sunt
-22 Ut cognoscatis quæ circa nos sunt
Philip. 1-12 Quæ circa me sunt magis ad profectum venerunt Evangelii
2-19 Cognitis quæ circa vos sunt
-23 Ut videro quæ circa me sunt
Colos. 4- 7 Quæ circa me s... nota faciet Tychicus
- 8 Ut cognoscat quæ circa vos sunt
1 *Tim.* 1-19 Quidam repell. circa fidem naufragaverunt
6- 4 Circa quæstiones et pugnas verborum
-21 Quidam... circa fidem exciderunt
2 *Tim.* 3- 8 Corrupti mente, reprobi circa fidem
Apoc. 15- 6 Præcincti circa pectora zonis aureis

CIRCINUS.

Isai. 44-13 Et in circino tornavit illud

CIRCITER.

Judic. 3-29 Percusserunt Moabitas... circiter decem millia
16-27 De tecto et solario circiter tria millia
20-31 Prosternerent triginta circiter viros
3 *Reg.* 22- 6 Prophetas, quadringentos circiter viros
Act. 2-41 In die illa animæ circiter tria millia
5-36 Numerus virorum circiter quadringentorum

CIRCUITUS.

Gen 23-17 In cunctis terminis ejus per circuitum
35- 5 Terror Dei invasit omnes per circuitum civitates
Exod. 7-24 Foderunt... Ægyptii per circuitum fluminis
16-13 Ros jacuit per circuitum castrorum
19-12 Constituesq. terminos populo per circuitum
25-11 Facies... coronam auream per circuitum
-24 Labium aureum per circuitum
27-17 Columnæ atrii per circuitum
28-33 Per circuitum quasi mala punica facies
29-20 Fundesq. sanguinem super altare per circuitum
30- 3 Tam craticulam ejus quam parietes per circuitum
38-31 Bases atrii tam in circuitu quam
Levit. 1- 5 Fundentes per altaris circuitum
-11 Sanguinem... fundent super altare... per circuitum
3- 2 Fundent...sanguinem per altaris circuitum
- 8 Fundent... sanguinem ejus per circuitum altaris
-13 Fundent..sanguinem.. per altaris circuitum
8-19 Fudit sanguinem ejus per circuitum altaris
-24 Reliquum fudit super altare per circuitum
9-12 Sanguinem ejus, quem fudit per altaris circuitum
-18 Quem fudit super altare in circuitum
14-41 Domum... radi intrinsecus per circuitum
25-44 De nationibus quæ in circuitu vestro sunt
Num. 3-37 Columnæq. atrii per circuitum cum basibus
4-32 Columnas quoque atrii per circuitum
11-31 Ex omni parte castrorum per circuitum
16-27 A tentoriis eorum per circuitum
32-33 Cum urbibus suis per circuitum
34-12 Hanc habebitis terram per fines suos in circuitu
35- 3 Et suburbana earum per circuitum
- 4 Quæ a muris civitatum forinsecus, per circuitum
Deut. 6-14 Gentium quæ in circuitu vestro sunt
12-10 Ut requiescatis a cunctis hostibus per circuitum
13- 7 Cunctarum in circuitu Gentium
17-14 Omnes per circuitum nationes
20-19 Nec securibus per circuitum debes vastare regionem
21- 2 Per circuitum spatia civitatum
22- 8 Murum tecti per circuitum
23-13 Cumque sederis, fodies per circuitum
25-19 Cunctas per circuitum nationes
Josue. 5- 4 Per longissimos viæ circuitus
6-16 Cumque septimo circuitu clangerent buccinis
10-39 Omnia per circuitum oppida percussit
11-12 Omnes per circuitum civitates... cepit
15-12 Termini filiorum Juda per circuitum
18-20 Per terminos suos in circuitu
19- 8 Omnes viculi per circuitum urbium
21-11 Cariatharbe...et suburbana ejus per circuitum
-42 Pax in omnes per circuitum nationes
23- 3 Cunctis per circuitum nationibus
Judic. 2-12 Populorum qui habitabant in circuitu
7-18 Per castrorum circuitum
-21 Per circuitum castrorum
8-34 Inimicorum suorum omnium per circuitum
20-29 Posueruntq. filii Israel insidias per circuitum urbis Gabaa
1 *Reg.* 10- 1 Inimicorum ejus qui in circuitu ejus sunt
12-11 Eripuit nos de manu inimicorum vestrorum per circuitum
14-47 Et Saül... pugnabat per circuitum
26- 5 Reliquum vulgus per circuitum ejus
- 7 Dormientes in circuitu ejus
31- 9 Miserunt in terram Philisthinorum per circuitum
2 *Reg.* 22-12 Posuit tenebras in circuitu suo latibulum
3 *Reg.* 3- 1 Ædificans..murum Jerusalem per circuitum
4-24 Ex omni parte in circuitu
-31 In universis gentibus per circuitum
5- 3 Propter bella imminentia per circuitum
- 4 Requiem dedit... Deus meus mihi per circuitum
6- 5 In parietibus domus per circuitum templi et oraculi et fecit latera in circuitu
-29 Omnes parietes templi per circuitum
7-18 Per circuitum retiaculorum

3 Reg. 7-20 In circuitu capitelli secundi
-23 Mare fusile... rotundum in circuitu
Resticula... cingebat illud per circuitum
-36 Ut non cælata, sed apposita per circuitum viderentur
18-32 Duas aratiunculas in circuitu altaris
4 Reg. 6-15 Vidit exercitum in circuitu civitatis
17-15 Gentes quæ erant per circuitum eorum
23- 5 Et in circuitu Jerusalem
25- 1 Extruxerunt in circuitu ejus
- 4 Chaldæi obsidebant in circuitu civitatem
25-10 Muros Jerusalem in circuitu destruxit
1 Par. 4-33 Viculi eorum per circuitum civitatum
6-55 Hebron... et suburbana ejus per circuitum
11- 8 Ædificavitq. urbem in circuitu a Mello
22- 9 Inimicis suis per circuitum
-18 Dederit vobis requiem per circuitum
28-12 Atriorum et exedrarum per circuitum
2 Par. 4- 2 Mare... fusile... rotundum per circuitum
15-15 Præstititq.. Dominus requiem per circuitum
20-30 Præbuit ei Deus pacem per circuitum
23-10 Coram altari... per circuitum regis
32-22 Præstitit eis quietem per circuitum
33-14 Per circuitum, usque ad Ophel
1 Esdr. 1- 6 Universique qui erant in circuitu
3- 3 Deterrentibus eos per circuitum populis
2 Esdr. 4-13 Statui... per circuitum populum
5-17 De gentibus quæ in circuitu nostro sunt
6-16 Gentes quæ erant in circuitu nostro
12-29 Ædificaverunt sibi cantores in circuitu Jer.
Tobiæ. 13-21 Ex lapide pretioso omnis circuitus murorum
Judith. 4- 3 Miserunt in omnem Samariam per circuitum
Job. 1-10 Universamq. substantiam per circuitum
10- 8 Manus tuæ... plasmaverunt me totum in circuitu
29- 5 In circuitu meo pueri mei
37-12 (*Nubes*) quæ lustrant per circuitum
Psal. 11- 9 In circuitu impii ambulant
17-12 In circuitu ejus tabernaculum ejus
30-14 Vituperation... commorantium in circuitu
33- 8 In circuitu timentium eum
43-14 Derisum his qui in circuitu nostro sunt
49- 3 In circuitu ejus tempestas valida
75-12 Omnes qui in circuitu ejus affertis munera
78- 3 Tanquam aquam in circuitu Jerusalem
- 4 Illusio his qui in circuitu nostro sunt
88- 8 Terribilis super omnes qui in circuitu ejus sunt
- 9 Veritas tua in circuitu tuo
96- 2 Et caligo in circuitu ejus
- 3 Ignis... inflammabit in circuitu inimicos ejus
124- 2 Montes in circuitu ejus
Dominus in circuitu populi sui
127- 3 Filii tui... in circuitu mensæ tuæ
139-10 Caput circuitus eorum
Eccle. 1- 6 Lustrans universa in circuitu...spiritus
Eccli. 43-13 Gyravit cœlum in circuitu gloriæ suæ
Isai. 29- 3 Circumdabo quasi sphæram in circuitu tuo
37-33 Non mittet in circuitu ejus aggerem
42-25 Combussit eum in circuitu et non cognovit
49-18 Leva in circuitu oculos tuos
60- 4 Leva in circuitu oculos tuos et vide
Jerem. 1-15 Super omnes muros ejus in circuitu
6- 3 Fixerunt in ea tentoria in circuitu
-25 Gladius inimici, pavor in circuitu
17-26 De circuitu Jerusalem, et de terra Benjamin
20-10 Audivi... et terrorem in circuitu
21- 4 Chaldæos qui obsident vos in circuitu murorum
-14 Devorabit omnia in circuitu ejus
25- 9 Omnes nationes quæ in circuitu illius sunt
32-44 Et in circuitu Jerusalem
33-13 Et in terra Benjamin et in circuitu Jerusalem
46-14 Devorabit gladius ea quæ per circuitum tuum sunt
48-17 Consolamini eum omnes qui estis in circuitu
-39 In exemplum omnibus in circuitu suo
49- 5 Ab omnibus qui sunt in circuitu tuo
-29 Vocabunt... formidinem in circuitu
50-14 Præparamini contra Babylonem per circuitum
-32 Devorabit omnia in circuitu ejus
52- 4 Ædificaverunt... munitiones in circuitu
-14 Murum Jerusalem per circuitum destruxit
-22 Malogranata super coronam in circuitu
Thren. 1-17 In circuitu ejus hostes ejus
2-22 Vocasti... qui terrerent me de circuitu
Baruc. 2- 4 Regum omnium qui sunt in circuitu nostro
Ezech. 1- 4 Ignis involvens, et splendor in circuitu ejus
-18 Corpus oculis plenum in circuitu ipsarum
-27 Intrinsecus ejus per circuitum
Vidi...speciem ignis splendentis in circuitu
5- 2 Concides gladio in circuitu ejus
- 5 Posui eam, et in circuitu ejus terras
- 6 Terræ quæ in circuitu ejus sunt

Ezech. 5- 7 Superastis gentes quæ in circuitu vestro sunt
Judicia gentium quæ in circuitu vestro sunt
-12 Tertia pars tui in gladio cadet in circuitu tuo
-14 Opprobrium gentibus quæ in circuitu tuo sunt
-15 Stupor in gentibus quæ in circuitu tuo sunt
6-13 Interfecti... in circuitu ararum vestrarum
8-10 Depicta erant in pariete in circuitu per totum
10-12 In circuitu quatuor rotarum
11-12 Judicia gentium quæ in circuitu vestro
16-57 Cunctarum in circuitu tuo filiarum Palæstinarum
23-22 Congregabo eos adversum te in circuitu
27-11 Filii Aradii... super muros tuos in circuitu
28-23 Interfecti in medio ejus gladio per circuitum
-24 Dolorem inferens undique per circuitum
-26 Omnibus qui adversantur eis per circuitum
31- 4 In circuitu radicum ejus
32-22 In circuitu illius sepulcra ejus
-25 In circuitu ejus sepulcrum illius
-26 Ibi Moloch... in circuitu ejus sepulcra illius
34-26 Et ponam eos in circuitu collis mei
36- 3 Desolati estis et conculcati per circuitum
- 4 Et subsannatæ a reliquis gentibus per circuitum
- 7 Ut gentes quæ in circuitu vestro sunt
-36 Quæcumque derelictæ fuerint in circuitu vestro
40- 5 Et ecce murus forinsecus in circuitu domus
-14 Ad frontem atrium portæ undique per circuitum
-16 Quæ erant intra portam undique per circuitum
-17 Pavimentum stratum lapide in atrio per circuitum
Ttriginta gazophilacia in circuitu pavimenti
-25 Et fenestras ejus et vestibula in circuitu
-29 Fenestras ejus et vestibulum ejus in circuitu
-33 Fenestras ejus et vestibula ejus in circuitu
-36 Vestibulum ejus et fenestras ejus per circuitum
-43 Et labia... reflexa intrinsecus per circuitum
41- 5 Latitudinem lateris... per circuitum domus
- 6 In lateribus per circuitum, ut continerent
- 8 Et vidi in domo altitudinem per circuitum
-10 Viginti cubitorum in circuitu domus undique
-11 Latitudinem... quinque cubitorum in circuitu
-12 Quinque cubitorum latitudinis per circuitum
-16 Limina et fenestras obliquas... in circuitu
Stratumque ligno per gyrum in circuitu
-17 Per omnem parietem in circuitu intrinsecus
-19 Expressam per omnem domum in circuitu
42-15 Et mensus est eam undique per circuitum.
-16 In calamo mensuræ per circuitum
-18 In calamo mensuræ per circuitum
43-12 Finis ejus in circuitu, sanctum sanctorum est
-13 Et in circuitu palmus unus
-17 Et corona in circuitu ejus dimidii cubiti
Et sinus ejus unius cubiti per circuitum
-20 Pones... et super coronam in circuitu
45- 1 In omni termino ejus per circuitum
- 2 Quingentos per quingentos, quadrifariam per circuitum
46-23 Et paries per circuitum ambiens
48-35 Per circuitum decem et octo millia
Dan. 9-16 In opprobrium sunt omnibus per circuitum nostrum
Joel. 3-11 Et venite omnes gentes de circuitu
-12 Sedebo ut judicem omnes gentes in circuitu.
Nahum. 3- 8 Aquæ in circuitu ejus
Zach. 2- 5 Et ego ero ei... murus ignis in circuitu
7- 7 Ipsa et urbes in circuitu ejus
12- 2 Superliminare crapulæ omnibus populis in circuitu
- 6 Et devorabunt... omnes populos in circuitu
14-14 Divitiæ omnium gentium in circuitu
1 Mac. 1-33 Et destruxit... et muros ejus in circuitu
-39 Et effuderunt sanguinem innocentem per circuitum
-57 In circuitu ædificaverunt aras
3-25 Et formido super omnes gentes in circuitu eorum
4- 7 Et equitatus in circuitu eorum,
-60 Et ædificaverunt... per circuitum muros altos
5- 1 Ut audierunt gentes in circuitu quia ædificatum est altare
-10 Congregatæ sunt adversum nos gentes per circuitum
-38 Omnes gentes, quæ in circuitu nostro sunt
-57 Adversus gentes quæ in circuitu nostro sunt

1 Mac. 5-65 Et turres succendit igni in circuitu
6-18 Concluserant Israël in circuitu sanctorum
7-17 Sanguinem ipsorum effuderunt in circuitu Jerusalem
-24 Et exiit in omnes fines Judææ in circuitu
-46 Et exierunt de omnibus castellis Judææ in circuitu
10-11 Ut extruerent...montem Sion in circuitu
-45 Et ad extruendos muros Jerusalem, et communiendos in circuitu
-84 Succendit..et civitates, quæ erant in circuitu
11-61 Et succendit quæ erant in circuitu civitatis
12-13 Reges, qui sunt in circuitu nostro
-27 Et posuit custodes per circuitum castrorum
-53 Gentes, quæ erant in circuitu eorum
14-36 Omnia quæ in circuitu sanctorum sunt
Marc. 3-34 Circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant
6- 6 Et circuibat castella in circuitu docens
Act. 14- 6 Et universam in circuitu regionem
Rom. 15-19 Ab Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum
Hebr. 11-30 Muri Jericho corruerunt circuitu dierum septem
Apoc. 4- 3 Et Iris erat in circuitu sedis
- 4 Et in circuitu sedis, sedilia viginti quatuor
- 6 Et in circuitu sedis quatuor animalia
- 8 Et in circuitu, et intus plena sunt oculis
5-11 Et audivi vocem..in circuitu throni
7-11 Et omnes Angeli stabant in circuitu throni

CIRCULUS.

Exod. 25-12 Et quatuor circulos aureos (*facies*)
Duo circuli sint in latere uno
-14 Inducesque per circulos qui sunt in arcæ lateribus
-15 Qui semper erunt in circulis
-26 Quatuor quoque circulos aureos præparabis
-27 Subter coronam erunt circuli aurei
26- 6 Facies et quinquaginta circulos aureos
-33 Inferetur autem velum per circulos
27- 7 Et induces per circulos
36-13 Et quinquaginta fudit circulos aureos
-34 Et circulos eorum fecit aureos
37-13 Fudit et quatuor circulos aureos
38- 7 Induxitque in circulos
Levit. 25-30 Si... et anni circulus fuerit evolutus
Judic. 11-40 Ut post anni circulum conveniant in unum,
1 Reg. 1-20 Factum est post circulum dierum
25-29 Rotabitur quasi in impetu, et circulo fundæ.
4 Reg. 19-28 Ponam itaque circulum in naribus tuis
1 Par. 20- 1 Factum est autem post anni circulum
2 Par. 21-19 Duorum annorum expletus est circulus
36-10 Cumque anni circulus volveretur
Esth. 1- 6 Qui eburneis circulis inserti erant
Job. 40-21 Numquid pones circulum in naribus ejus
Prov. 11-22 Circulus aureus in naribus suis
Eccle. 1- 6 Et in circulos suos revertitur
Isai. 37-29 Ponam ergo circulum in naribus tuis
58- 5 Contorquere quasi circulum caput suum
Ezech. 10-12 Et colla... et circuli, plena erant oculis
16-12 Et dedi inaurem... et circulos auribus tuis

CIRCUM.

3 Reg. 18-35 Et currebant aquæ circum altare
4 Reg. 11-11 Et steterunt singuli... circum regem
Ezech. 6- 5 Et dispergam ossa vestra circum aras vestras
2 Mac. 12-20 Ordinatis circum se sex millibus
Matth. 8-18 Videns a. Jesus turbas multas circum se

CIRCUMÆDIFICO.

Thren. 3- 7 Circumædificavit adversum me

CIRCUMAGO.

2 Reg. 12-31 Circumegit super eos ferrata carpenta
Ezech. 38- 4 Circumagam te, et ponam frenum in maxillis
39- 2 Et circumagam te, et educam te

CIRCUMAMICTUS.

Psal. 44-15 Circumamicta varietatibus
Apoc. 4- 4 Seniores... circumamicti vestimentis albis

CIRCUMCIDO.

Gen. 17-10 Circumcidetur ex vobis omne masculinum
-11 Et circumcidetis carnem præputii vestri
-12 Infans octo dierum circumcidetur in vobis
Tam vernaculus, quam emptitius circumcidetur
-14 Masculus cujus præputii caro circumcisa non fuerit
-23 Et circumcidit carnem præputii eorum statim
-24 Abraham 99 erat annorum quando circumcidit carnem præputii sui

Gen. 17-26 Eadem die circumcisus est Abraham et Ismael
-27 Emptitii et alienigenæ pariter circumcisi
21- 4 Circumcidit eum octavo die
34-15 Circumcidatur in vobis omne masculini sexus
-17 Si autem circumcidi nolueritis tollemus fil.
-22 Si circumcidamus masculos nostros
-24 Assensique sunt omnes, circumcisis cunctis maribus
Exod. 4-25 Circumcidit præputium filii sui
12-44 Omnis a. servus emptitius circumcidetur
-48 Circumcidetur prius omne masculinum ej.
Si quis autem circumcisus non fuerit
Levit. 12- 3 Die octavo circumcidetur infantulus
Deut. 10-16 Circumcidite igitur præputium cordis vestri
21-12 Radet cæsariem et circumcidet ungues
30- 6 Circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum
Josue. 5- 2 Circumcide secundo filios Israël
- 3 Circumcidit filios Israël in colle Præputiorum
- 5 Qui omnes circumcisi erant
- 7 Horum filii... circumcisi sunt a Josuë
Nec eos in via aliquis circumciderat
- 8 Postquam autem omnes circumcisi sunt
Judith. 14- 6 Achior.. circumcidit carnem præputii sui
Jerem. 4- 4 Circumcidimini Domino et auferte præputia
9-25 Omnem qui circumcisum habet præputium
1 Mac. 1-63 Mulieres quæ circumcidebant filios suos
-64 Eos qui circumciderant illos trucidabant
2-46 Circumciderunt pueros incircumcisos
2 Mac. 6-10 Duæ enim mulieres delatæ sunt natos suos circumcidisse
Luc. 1-59 Die octavo, venerunt circumcidere puerum
2-21 Dies octo ut circumcideretur puer
Joan. 7-22 In sabbato circumciditis hominem
Act. 7- 8 Et circumcidit eum die octavo
15- 1 Nisi circumcidamini.. non potestis salvari
- 5 Quia oportet circumcidi eos
16- 3 Paulus... assumens circumcidit eum
21-21 Non debere eos circumcidere filios suos
1 Cor. 7-18 Circumcisus aliquis vocatus est?
In præputio aliquis vocatus est? non circumcidatur
Galat. 2- 3 Neque Titus... compulsus est circumcidi
5- 2 Si circumcidamini, Christus nihil vobis proderit
- 3 Testificor... omni homini circumcidenti se
6-12 Hi cogunt vos circumcidi
-13 Neque enim qui circumciduntur, legem custodiunt
Volunt vos circumcidi ut... glorientur
Philip. 3- 5 (*Ego magis*) circumcisus octavo die
Colos. 2-11 In quo et circumcisi estis

CIRCUMCINGO.

Eccli. 45- 9 Circumcinxit eum zona gloriæ

CIRCUMCISIO.

Gen. 17-25 Tredecim annos impleverat tempore circumcisionis
Exod. 4-26 Sponsus sanguinum, ob circumcisionem
Josue. 5- 4 Hæc a. causa est secundæ circumcisionis
Joan. 7-22 Moyses dedit vobis circumcisionem
-23 Si circumcisionem accipit homo in sabbato
Act. 7- 8 Dedit illi testamentum circumcisionis
10-45 Obstupuerunt ex circumcisione fideles
11- 2 Disceptabant... qui erant ex circumcisione
Rom. 2-25 Circumcisio quidem prodest, si legem observes
Circumcisio tua præputium facta est
-26 Præp. in circumcisionem reputabitur?
-27 Per litteram et circumcisionem prævaricator
-28 Neque quæ in manifesto, in carne, est circumcisio
-29 Et circumcisio cordis in spiritu, non littera
3- 1 Quæ utilitas circumcisionis?
-30 Deus, qui justificat circumcisionem ex fide
4- 9 Beatitudo..in circumcisione tantum manet?
-10 In circumcisione an in præputio?
Non in circumcisione, sed in præputio.
-11 Et signum accepit circumcisionis
-12 Et sit pater circumcisionis
Non iis tantum qui sunt ex circumcisione
15- 8 Jesum ministrum fuisse circumcisionis
1 Cor. 7-19 Circumcisio nihil est, et præputium nihil
Galat. 2- 7 Creditum est mihi Evangelium præputii sicut et Petro circumcisionis
- 8 Operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis
- 9 Ut nos in gentes, ipsi a. in circumcisionem
-12 Timens eos qui ex circumcisione erant
5- 6 Neque circumcisio aliquid valet
-11 Si circumcisionem adhuc prædico
6-15 In Christo... neque circumcisio aliquid
Ephes. 2-11 Ea quæ dicitur circumcisio in carne
Philip. 3- 3 Nos enim sumus circumcisio
Colos. 2-11 Circumcisione non manu facta
Sed in circumcisione Christi
3-11 Circumcisio, et præputium, Barbarus et Scytha
4-11 Qui sunt ex circumcisione, hi soli sunt
Tit. 1-10 Maxime qui de circumcisione sunt

CIRCUMDATIO.

1 Petr. 3- 3 Aut circumdatio auri, aut indumenti..cultus

CIRCUMDO.

Gen. 27-16 Pelliculasq. hœdorum circumdedit manibus
Exod. 25-28 Vectes facies de lignis setim et circumdabis auro
28-11 Inclusos auro atque circumdatos
37-11 Circumdeditque eam auro mundissimo
-15 Vectes fecit... et circumdedit eos auro
39-13 Circumdati et inclusi auro per ordines
40- 8 Circumdabisque atrium tentorii
Deut. 20-19 Quando munitionibus circumdederis
Josue. 7- 9 Pariter conglobati circumdabunt nos
10-34 Transivitque de Lachis in Eglon, et circumdedit
Judic. 9-49 Qui circumdantes præsidium, succenderunt
-50 Thebes, quod circumdans obsidebat
16- 2 Circumdederunt eum, positis... custodibus
19-22 Circumdantes domum senis
20- 5 Homines... circumdederunt nocte domum
2 Reg. 17-13 Circumdabit omnis Israël civitati illi funes
20-15 Et circumdederunt munitionibus civitatem
22- 5 Circumdederunt me contritiones mortis
- 6 Funes inferni circumdederunt me
3 Reg. 20-12 Circumdate civitatem
Et circumdederunt eam
4 Reg. 3-25 Et circumdata est civitas a fundibulariis
6-14 Circumdederunt civitatem
8-21 Percussitque Idumæos qui eum circumdederant
19-32 Nec circumdabit eam munitio
24-10 Et circumdata est urbs munitionibus
25- 1 Venit..in Jerusalem et circumdederunt eam
2 Par. 16- 1 Et muro circumdabat Rama
18-31 Et circumdederunt eum dimicantes
21- 9 Et percussit Edom qui se circumdederat
23- 7 Levitæ autem circumdent regem
Judith. 4- 4 Muris circumdederunt vicos suos
Esth. 15- 4 Die a. tertio... et circumdata est gloria sua
Job. 3-23 Et circumdedit eum Deus tenebris
7-12 Quia circumdedisti me carcere?
16-14 Circumdedit me lanceis suis, convulneravit
19-26 Rursum circumdabor pelle mea
22-10 Propterea circumdatus es laqueis
26-10 Terminum circumdedit aquis
31-36 Et circumdem illum quasi coronam mihi?
38-10 Circumdedi illud terminis meis
39-19 Numquid... equo... circumdabis collo ejus hinnitum?
40- 5 Circumda tibi decorem
-17 Circumdabunt eum salices torrentis
Psal. 3- 7 Non timebo millia populi circumdantis me
7- 8 Synagoga populorum circumdabit te
16- 9 Inimici mei animam meam circumdederunt
-11 Projicientes me nunc circumdederunt me
17- 5 Circumdederunt me dolores mortis
- 6 Dolores inferni circumdederunt me
21-13 Circumdederunt me vituli multi
-17 Quoniam circumdederunt me canes multi
25- 6 Et circumdabo altare tuum
29-12 Et circumdedisti me lætitia
31- 7 A tribulatione quæ circumdedit me
Erue me a circumdantibus me
-10 Sperantem autem in Domino misericordia circumdabit
39-13 Quoniam circumdederunt me mala
44-10 Astitit regina... circumdata varietate
47-13 Circumdate Sion, et complectimini eam
48- 6 Iniquitas calcanei mei circumdabit me
54-11 Die ac nocte circumdabit eam
87-18 Circumdederunt me sicut aqua tota die
Circumdederunt me simul
90- 5 Scuto circumdabit te veritas ejus
108- 3 Sermonibus odii circumdederunt me
114- 3 Circumdederunt me dolores mortis
117-11 Circumdantes circumdederunt me
-12 Circumdederunt me sicut apes
Prov. 3- 3 Te non deserant: circumda eas gutturi tuo
6-21 Liga ea... et circumda gutturi tuo
8-29 Quando circumdabat mari terminum
18-11 Quasi murus validus circumdans eum
Eccli. 23-26 Tenebræ circumdant me
45-22 Propter invidiam circumdederunt illum
51- 5 Tribulationum quæ circumdederunt me
- 6 A pressura flammæ quæ circumdedit me
Eccli. 51-10 Circumdederunt me undique
Isai. 29- 3 Circumdabo quasi sphæram in circuitu tuo
49-18 Circumdabis tibi eos quasi sponsa
61-10 Indumento justitiæ circumdedit me
Jerem. 31-22 Foemina circumdabit virum
52-23 Malogranata centum retiaculis circumdabantur
Thren. 3- 5 Circumdedit me felle, et labore
Baruc. 5- 2 Circumdabit te Deus diploide justitiæ
6-42 Circumdatæ funibus in viis sedent
Ezech. 4- 3 Et erit in obsidionem et circumdabis eam
- 8 Ecce circumdedi te vinculis
26- 8 Et circumdabit te munitionibus
Dan. 5-29 Circumdata est torques aurea collo ejus
Osee. 7- 2 Circumdederunt eos adinventiones suæ
11-12 Circumdedit me in negatione Ephraïm
Jonæ. 2- 4 Flumen circumdedit me
- 6 Circumdederunt me aquæ usque ad animam
Habac. 2-16 Circumdabit te calix dextræ Domini
Zach. 9- 8 Circumdabo domum meam ex his qui militant
1 Mac. 6- 7 Circumdederunt muris excelsis
12-13 Nos a. circumdederunt multæ tribulationes
13-43 Circumdedit eam castris
Matth. 21-33 Plantavit vineam et sepem circumdedit ei
27-28 Chlamydem coccineam circumdederunt ei
Marc. 9-41 Si circumdaretur mola asinaria collo ejus
12- 1 Circumdedit sepem, et fodit lacum
Luc. 5- 9 Stupor enim circumdederat eum
19-43 Circumdabunt te inimici tui vallo
Et circumdabunt te et coangustabunt te
21-20 Cum a. videritis circumdari... Jerusalem
Joan. 10-24 Circumdederunt ergo eum Judæi
19- 2 Veste purpurea circumdederunt eum
Act. 12- 8 Circumda tibi vestimentum tuum
14-19 Circumdantibus autem eum Discipulis
28-20 Catena hac circumdatus sum
1 Cor. 12-23 His honorem abundantiorem circumdamus
Hebr. 5- 2 Ipse circumdatus est infirmitate
Apoc. 17- 4 Mulier erat circumdata purpura

CIRCUMDUCO.

Exod. 13-18 Sed circumduxit per viam deserti
Num. 32-13 Circumduxit eum per desertum
Deut. 32-10 Circumduxit eum et docuit
1 Reg. 5- 8 Responderunt..circumducatur arca Dei Isr.
Et circumduxerunt arcam Dei
- 9 Illis autem circumducentibus eam
17-49 Circumducens percussit Philisthæum in fronte
2 Reg. 2- 8 Tulit Isboseth.. circumduxit eum per castra
Ezech. 37- 2 Et circumduxit me per ea in gyro
46-21 Et circumduxit me per quatuor angulos
2 Mac. 4-38 Per totam civitatem jubet circumduci
6-10 Cum publice per civitatem circumduxisset
1 Cor. 9- 5 Potestat. mulierem sororem circumducendi
Jacob. 3- 2 Freno circumducere totum corpus

CIRCUMEO.

Gen. 2-11 Circuit omnem terram Hevilath
-13 Gehon...circumit omnem terram Æthiopiæ
41-46 (*Joseph*) circuivit omnes regiones Ægypti
Num. 11- 8 Circuibatque populus, et colligens
13-26 Exploratores... omni regione circuita
14- 7 Terra, quam circuivimus, valde bona est
-24 Inducam in terram hanc quam circuivit
21- 4 Ut circumirent terram Edom
34- 4 Circuibant Australem plagam
Deut. 2- 1 Circuivimus montem Seïr longo tempore
- 3 Sufficit vobis circuire montem istum
Josue. 6- 3 Circuite urbem, cuncti bellatores
- 4 Septiesque circuibitis civitatem
- 7 Ite et circuite civitatem
-11 Circuivit ergo arca Domini civitatem
-14 Circuieruntque civitatem secundo die
-15 Diluculo consurgentes circuierunt urbem
15- 3 Ascendens ad Addar et circuiens Carcaa
-10 Et circuit de Balaa contra Occidentem
16- 6 Circuit terminos contra Orientem
18- 4 Pergant, atque circumeant terram
- 8 Circuite terram, et describite eam
-14 Et inclinatur circuiens contra mare
19-14 Et circuit ad Aquilonem Hanathon
Judic. 11-18 Circuivit ex latere terram Edom
-29 Circuiens Galaad, et Manasse
-37 Duobus mensibus circumeam montes
1 Reg. 7-16 Per singulos annos circuiens Bethel
2 Reg. 24- 6 Circumeuntesque juxta Sidonem
3 Reg. 7-24 Circuibat illud decem cubitis
18- 6 Diviseruntq. sibi regiones, ut circuirent eas
4 Reg. 3- 9 Et circuierunt per viam septem dierum
1 Par. 21- 4 Circuivit universum Israël
- 5 Numerum eorum quos circuierat
2 Par. 4- 3 Quasi duobus versibus alvum maris circuibant

2 *Par.* 17- 9 Circuibant cunctas urbes Juda
23- 2 Qui circumeuntes Judam congregaverunt
Tobiæ. 10- 7 Et circuibat vias omnes
Judith. 4-11 Tum Eliachim.. circuivit omnem Israël
7- 6 Holofernes dum circuit per gyrum
Job. 1- 7 Circuivi terram, et perambulavi eam
2- 2 Respondens ait : Circuivi terram
Psal. 26- 6 Circuivi, et immolavi in tabernaculo
58- 7 Famem patientur... et circuibunt civitatem
-15 Famem patientur... et circuibunt civitatem
117-10 Omnes gentes circuierunt me
Eccle. 12- 5 Et circuibunt in platea plangentes
Cant. 3- 2 Surgam, et circuibo civitatem
5- 7 Custodes qui circumeunt civitatem
Sap. 6-17 Quoniam dignos se ipsa circuit quærens,
8-18 Circuibam quærens, ut mihi illam assumerem
Eccli. 24- 8 Gyrum cœli circuivi sola
Isai. 15- 8 Circuivit clamor terminum Moab
23-16 Sume citharam, circui civitatem meretrix
28-27 Nec rota plaustri super cyminum circuibit
Jerem. 5- 1 Circuite vias Jerusalem et aspicite
31-39 Circuibit Goatha
49- 3 Plangite et circuite per sepes
52-21 Funiculus duod. cubitorum circuibat eam
Ezech. 39-15 Et circuibunt peragrantes terram
Amos. 3-11 Tribulabitur et circuietur terra
8-12 Circuibunt quærentes verbum Domini
1 *Mac.* 2-45 Et circuivit Mathathias et amici ejus
10-80 Et circuierunt castra ejus et jecerunt jacula
15-14 Et circuivit civitatem et naves.. accesserunt
2 *Mac.* 6- 7 Cogebantur hedera coronati Libero circuire
Matth. 4-23 Circuibat Jesus totam Galilæam
9-35 Circuibat Jesus omnes civitates
23-15 Quia circuitis mare, et aridam
Marc. 6- 6 Et circuibat castella in circuitu docens
Luc. 9- 6 Egressi autem circuibant per castella
Act. 13-11 Circuiens quærebat qui ei manum daret
19-13 Quidam et de circumeuntibus Judæis
1 *Tim.* 5-13 Et otiosæ discunt circuire domos
Hebr. 11-37 Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis
1 *Petr.* 5- 8 Diabolus tanquam leo rugiens circuit
Apoc. 20- 8 Circuierunt castra sanctorum

CIRCUMFERO.

Deut. 3-27 Oculos tuos circumfer ad Occidentem
1 *Par.* 10- 9 Et circumferretur et ostenderetur.. populis
Marc. 6-55 Cœperunt... qui se male habebant, circumferre
2 *Cor.* 4-10 Mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes
Ephes. 4-14 Et circumferamur omni vento doctrinæ
Jacob. 1- 6 Similis est fluctui maris qui a vento movetur, et circumfertur
3- 3 Et omne corpus illorum circumferimus
- 4 Circumferuntur a modico gubernaculo
Judæ. -12 Nubes... quæ a ventis circumferuntur

CIRCUMFODIO.

Isai. 34-15 Et circumfodit, et fovit in umbra ejus

CIRCUMFULGEO.

Luc. 2- 9 Et claritas Dei circumfulsit illos
Act. 9- 3 Subito circumfulsit eum lux de cœlo
22- 6 De cœlo circumfulsit me lux copiosa
26-13 Vidi rex, de cœlo.. circumfulsisse me lumen

CIRCUMFUSUS.

2 *Mac.* 3-17 Circumfusa enim erat mœstitia
-27 Eumq. multa caligine circumfusum rapuer.

CIRCUMLEGENTES.

Act. 28-13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium

CIRCUMLIGATUS.

Judic. 16-13 Si... clavum his circumligatum terræ fixeris
Isai. 1- 6 Et plaga tumens, non est circumligata
Ezech. 24-17 Corona tua circumligata sit tibi

CIRCUMLINIO.

Ezech. 23-40 Circumlinisti stibio oculos tuos

CIRCUMORNATÆ.

Psal. 143-12 Filiæ eorum compositæ, circumornatæ ut similitudo templi

CIRCUMPEDES.

Eccli. 45-10 Circumpedes, et femoralia... posuit ei

CIRCUMPLECTOR.

Gen. 48-10 Deosculatus et circumplexus eos
Psal. 118-61 Funes peccatorum circumplexi sunt me

CIRCUMPONO.

Gen. 41-42 Collo torquem auream circumposuit
Eccli. 30-18 Quasi appositiones epularum circumpositæ sepulcro
1 *Mac.* 13-29 His circumposuit columnas magnas
Marc. 15-36 Circumponensque calamo potum dabat ei
Joan. 19-29 Hyssopo circumponentes obtulerunt ori ejus

CIRCUMSEDEO.

1 *Mac.* 5- 3 Quia circumsedebant Israëlitas
Luc. 22-55 Circumsedentibus illis erat Petrus in medio eorum

CIRCUMSEPIO.

Job. 19- 8 Semitam meam circumsepsit
Baruc. 6-17 Circumseptæ sunt januæ;
2 *Mac.* 10-30 Armis suis circumseptum incolumem conservabunt
12-13 Pontibus murisque circumseptam

CIRCUMSPECTANS.

Job. 15-22 Circumspectans undique gladium

CIRCUMSPECTIO.

Eccli. 14-22 In sensu cogitabit circumspectionem Dei

CIRCUMSPECTOR.

Eccli. 7-12 Qui humiliat et exaltat, circumspector Deus
37-18 Septem circumspectores sedentes in excelso

CIRCUMSPICIO.

Exod. 2-12 Cumque circumspexisset huc atque illuc
Tobiæ. 10- 7 Quotidie exiliens circumspiciebat
Job. 39- 8 Circumspicit montes pascuæ suæ
Eccli. 9- 7 Noli circumspicere in vicis civitatis
- 8 Ne circumspicias speciem alienam
23-26 Nemo circumspicit me : Quem vereor ?
-28 Circumspicientes omnes vias hominum
Isai. 63- 5 Circumspexi, et non erat auxiliator
Baruc. 4-36 Circumspice Jerusalem ad Orientem
5- 5 Circumspice ad Orientem et vide... filios
Marc. 3- 5 Circumspiciens eos cum ira... dicit homini
-34 Circumspiciens eos, qui in circuitu ejus
5-32 Circumspiciebat videre eam quæ hoc fecerat
9- 7 Circumspicientes neminem amplius viderunt
10-23 Et circumspiciens Jesus, ait Discipulis
11-11 Circumspectis omnibus.. exiit in Bethaniam
Luc. 6-10 Et circumspectis omnibus, dixit homini

CIRCUMSTANTIA.

Psal. 140- 3 Pone... ostium circumstantiæ labiis meis

CIRCUMSTO.

Gen. 23-13 Locutus est ad Ephron circumstante plebe
37- 7 Vestrosq. manipulos circumstantes adorare
1 *Reg.* 22- 6 Cunctiq. servi ejus circumstarent eum
-17 Ait rex emissariis qui circumstabant eum
Job. 29-25 Quasi rex circumstante exercitu
Eccli. 46-19 In oppugnando hostes circumstantes undiq.
2 *Mac.* 3-26 Qui circumsteterunt eum... et flagellabant
Marc. 14-47 Quidam de circumstantibus educens gladium
-69 Ancilla cœpit dicere circumstantibus
15-35 Quidam de circumstantibus audientes
Luc. 12- 1 Multis autem turbis circumstantibus
Joan. 11-42 Propter populum qui circumstat dixi
Act. 9-39 Circumsteterunt illum viduæ flentes
25- 7 Cum perductus esset circumsteterunt eum
Hebr. 12- 1 Circumstans nos peccatum, per patientiam

CIRCUMTECTA.

Hebr. 9- 4 Arcam... circumtectam ex omni parte auro

CIRCUMVALLO.

Isai. 29- 2 Circumvallabo Ariel, et erit tristis

CIRCUMVENIO.

Gen. 31- 7 Sed et pater vester circumvenit me
Sap. 2-12 Circumveniamus ergo justum
10-11 In fraude circumvenientium illum
Act. 7-19 Hic circumveniens genus nostrum
2 *Cor.* 2-11 Ut non circumveniamur a Satana,
7- 2 Neminem corrupimus, neminem circumvenimus
12-17 Numquid per aliquem...circumveni vos ?
-18 Numquid Titus vos circumvenit ?
1 *Thes.* 4- 6 Neque circumveniat in negotio fratrem suum

CIRCUMVENTIO.

Ephes. 4-14 Ad circumventionem erroris

CIS I. *Filius Abigabaaon et Maacha.*

1 *Par.* 8-30 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Nadab
9-36 Et Sur, et Cis, et Baal, et Ner, et Nadab

CIS II.

Filius Ner et pater Saül qui fuit rex primus Israelitarum.

1 *Reg.* 9- 1 Et erat vir de Benjamin nomine Cis
- 3 Perierant autem asinæ Cis patris Saül
- 3 Et dixit Cis ad Saül filium suum : Tolle
10-11 Quænam res accidit filio Cis?
-21 Cecidit cognatio Metri et pervenit usque ad Saül filium Cis?
14-51 Cis fuit pater Saül et Ner pater Abner
2 *Reg.* 21-14 Sepelierunt ea.. in sepulcro Cis patris ejus
1 *Par.* 8-33 Ner autem genuit Cis et Cis genuit Saül
9-39 Ner autem genuit Cis : et Cis genuit Saül
12- 1 Cum adhuc fugeret Saül filium Cis
26-28 Et Saül filius Cis et Abner filius Ner
Esth. 2- 5 Filii Semei, filii Cis, de stirpe Jemini
11- 2 Filii Semei, filii Cis, de tribu Benjamin
Act. 13-21 Dedit illis Deus Saül filium Cis

CIS III.

Anno mundi 3309, *ante J. Ch.* 745. *Cis iste Levita erat de familia Merari, filii Aaron.*

1 *Par.* 23-21 Filii Moholi : Eleazar et Cis
-22 Acceperuntq. eas filii Cis fratres earum
24-29 Filius vero Cis, Jerameel

CISON.

Torrens, juxta montem Thabor, ubi contra Sisaram dimicatum est. Nascitur torrens Cison ex montibus Thabor, Hermon, et Gelboe; in duasque partes labitur, quarum una tendit ad occasum, et mari Mediterraneo excipitur; altera vero ad ortum et in lacum Genesareth influit.

Judic. 4- 7 Adducam ad te in loco torrentis Cison
-13 Congregavit... exercitum... ad torrentem Cison
5-21 Torrens Cison traxit cadavera eorum
Torrens Cadumim, torrens Cison
3 *Reg.* 18-40 Duxit eos Elias ad torrentem Cison
Psal. 82-10 Fac illis... sicut Jabin in torrente Cison

CISTERNA.

Gen. 37-20 Mittamus in cisternam veterem
-22 Sed projicite eum in cisternam hanc
-24 Miseruntque eum in cisternam veterem
-28 Extrahentes eum de cisterna vendiderunt
-29 Reversusque Ruben ad cisternam
Exod. 21-33 Si quis aperuerit cisternam, et foderit
-34 Reddet dominus cisternæ pretium
Levit. 11-36 Fontes vero, et cisternæ, et omnis aquarum congregatio
Deut. 6-11 (*Et dederit*) cisternas quas non fodisti
1 *Reg.* 13- 6 Absconderunt se... in antris, et in cisternis
19-22 Abiit... et venit usque ad cisternam magnam
2 *Reg.* 3-26 Egressus itaque Joab.., reduxit eum a cisterna Sira
23-15 Potum aquæ de cisterna quæ est in Beth.
-20 Percussit leonem in media cisterna in diebus nivis
4 *Reg.* 10-14 Jugulaverunt eos in cisterna juxta Cameram
18-31 Et bibetis aquas de cisternis vestris
1 *Par.* 11-17 Si quis daret mihi aquam de cisterna Bethlehem
-18 Et hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
-22 Et interfecit leonem in media cisterna
2 *Par.* 26-10 Effodit cisternas plurimas eo quod haberet multa pecora
2 *Esdr.* 9-25 Possederunt... cisternas ab aliis fabricatas
Judith. 7-11 Defecerunt cisternæ, et collectiones aquarum
Prov. 5-15 Bibe aquam de cisterna tua
Eccle. 12- 6 Confringatur rota super cisternam
Isai. 36-16 Bibite unusquisque aquam cisternæ suæ
Jerem. 2-13 Foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas
6- 7 Sicut frigidam facit cisterna aquam suam
39-10 Et dedit eis vineas et cisternas in die illa

CITATUS.

Sap. 13- 2 Spiritum, aut citatum aërem... deos putaverunt
Eccli. 4-34 Noli esse citatus in lingua tua
18-26 Hæc omnia citata in oculis Dei
Act. 24- 2 Et citato Paulo cœpit accusare Tertullus

CITHARA.

Gen. 4-21 Fuit pater canentium cithara et organo
31-27 Ut prosequerer te... et tympanis, et citharis
1 *Reg.* 10- 5 Ante eos et psalterium et tibiam, et citharam
16-16 Quærent homin. scientem psallere cithara
-23 David tollebat citharam, et percutiebat
2 *Reg.* 6- 5 Ludebant..in.. lignis fabrefactis et citharis
3 *Reg.* 10-12 Fecitq. rex... citharas, lyrasque cantoribus
1 *Par.* 13- 8 Ludebant... in citharis, et psalteriis
15-21 In citharis pro octava canebant epinicion
-28 Ducebant... nablis et citharis concrepantes
25- 1 Qui prophetarent in citharis et psalteriis
- 3 Qui in cithara prophetabat super... laudantes Dominum
- 6 Distributi erant in... psalteriis et citharis

2 *Par.* 5-12 Et psalteriis et citharis concrepabant
9-11 Fecit rex.. citharas.. et psalteria cantoribus
20-28 Ingressique sunt... cum psalteriis et citharis
29-25 Constituit quoque Levitas... cum cymbalis, et psalteriis, et citharis
2*Esdr.* 12-27 Et facerent... lætitiam... et in cymbalis, psalteriis et citharis
Judith. 15-15 Gaudebant... in organis et citharis
Job. 21-12 Tenent tympanum et citharam, et gaudent
30-31 Versa est in luctum cithara mea
Psal. 32- 2 Confitemini Domino in cithara
42- 4 Confitebor tibi in cithara, Deus Deus meus
56- 9 Exurge psalterium et cithara
70-22 Psallam tibi in cithara, sanctus Israël
80- 3 Psalterium jucundum cum cithara
91- 4 In decachordo, psalterio: cum cantico, in cithara
97- 5 Psallite Domino in cithara, in cithara et voce Psalmi
107- 3 Exurge psalterium et cithara
146- 7 Psallite Deo nostro in cithara
150- 3 Laudate eum in psalterio et cithara
Eccli. 39-20 Confitemini illi... in canticis labiorum, et citharis
Isai. 5-12 Cithara, et lyra, et tympanum... in conviviis
16-11 Venter meus ad Moab quasi cithara sonabit
23-16 Sume citharam, circui civitatem, meretrix
24- 8 Conticuit dulcedo citharæ
30-32 Requiescere faciet Dominus super eum in tympanis et citharis
Ezech. 26-13 Sonitus cithararum tuarum non audietur amplius
Dan. 3- 5 In hora qua audieritis sonitum tubæ, et fistulæ, et citharæ
1 *Mac.* 3-45 Defecit ibi tibia et cithara
4-54 Renovatum est in canticis, et citharis
1 *Cor.* 14- 7 Quæ sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive cithara
Apoc. 5- 8 Ceciderunt... habentes singuli citharas
14- 2 Vocem quam audivi, sicut citharœdorum citharizantium in citharis suis
15- 2 Stantes super mare vitreum habentes citharas Dei

CITHARIZO.

1 *Cor.* 14- 7 Quod canitur aut quod citharizatur
Apoc. 14- 2 Vocem quam audivi, sicut citharœdorum citharizantium in citharis suis

CITHARŒDI.

Apoc. 14- 2 Vocem quam audivi, sicut citharœdorum citharizantium
18-22 Vox citharœdorum, et musicorum... non audietur

CITO, IUS.

Gen. 24-65 At illa tollens cito pallium operuit se
27-20 Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti Voluntas Dei fuit ut cito occurreret mihi
Exod. 32- 8 Recesserunt cito de via quam ostendisti
Num. 16-46 Pergens cito ad populum ut roges pro eis
Deut. 4-26 Testes invoco... cito perituros vos esse
7- 4 Irasceturque furor Domini et delebit te cito
9-12 Surge, et descende hinc cito
31-29 Declinabitis cito de via quam præcepi vobis
Josue. 2- 5 Persequimini cito, et comprehendetis eos
10- 6 Ascende cito, et libera nos
23-16 Cito atque velociter consurget in vos furor Domini
Judic. 2-17 Cito deseruerunt viam per quam ingressi
-23 Dimisit... et cito subvertere noluit
9-48 Quod me videtis facere, cito facite
-54 Qui vocavit cito armigerum suum
1 *Reg.* 20-29 Vadam cito et videbo fratres meos
25-34 Nisi cito venisses in occursum mihi
2 *Reg.* 17-16 Mittite cito, et nuntiate David
-21 Surgite et transite cito fluvium
2 *Par.* 18- 8 Voca cito Michæam
Esth. 5- 5 Vocate, inquit, cito Aman
6-14 Cito eum ad convivium... compulerunt
Psal. 36- 2 Olera herbarum cito decident
78- 8 Cito anticipent nos misericordiæ tuæ
105-13 Cito fecerunt, obliti sunt operum ejus
Prov. 25- 8 Quæ viderunt oculi tui ne proferas in jurgio cito
29-25 Qui timet hominem, cito corruet
Eccle. 8-11 Quia non profertur cito contra malos sententia
Sap. 6- 6 Horrende et cito apparebit vobis
-16 Qui vigilaverit... cito securus erit
14-15 Cito sibi rapti filii fecit imaginem
-28 Aut vivunt injuste, aut pejerant cito
Eccli. 5- 7 Misericordia e. et ira ab illo cito proximant
6-20 Cito edes de generationibus illius
19- 4 Qui credit cito, levis corde est
Eccli. 27- 4 Cito subvertetur domus tua
48-22 Deus audivit cito vocem ipsorum
Isai. 5-19 Festinet et cito veniat opus ejus
8- 1 Spolia detrahe, cito prædare
51-14 Cito veniet gradiens ad aperiendum
58- 8 Et sanitas tua citius orietur
Jerem. 27-16 Vasa... revertentur de Babyl. nunc cito
Baruc. 4-25 Cito videbis perditionem ipsius
Dan. 9-21 Gabriel... cito volans tetigit me
Joel. 3- 4 Cito velociter reddam vicissitudinem
1 *Mac.* 2-40 Nunc citius disperdent nos
6-62 Et rupit citius juramentum
2 *Mac.* 2-18 Speramus quod cito nostri miserebitur
4-48 Cito ergo injustam pœnam dederunt
6-23 Respondit cito... præmitti se velle in infernum
7-10 Linguam postulatus cito protulit
14-27 Jubere... Machabæum citius vinctum
Matth. 5-25 Esto consentiens adversario tuo cito
28- 7 Et cito euntes, dicite Discipulis
- 8 Et exierunt cito de monumento
Marc. 9-38 Et possit cito male loqui de me
Luc. 14-21 Exi cito in plateas et vicos civitatis
15-22 Cito proferte stolam primam
16- 6 Et sede cito, scribe quinquaginta
18- 8 Quia cito faciet vindictam illorum
Joan. 11-29 Illa ut audivit surgit cito,
-31 Cum vidissent Mariam quia cito surrexit
13-27 Quod facis, fac citius
20- 4 Ille alius Discip. præcucurrit citius Petro
1 *Cor.* 4-19 Veniam autem ad vos cito
Galat. 1- 6 Miror quod sic tam cito transferimini ab eo
Philip. 2-19 Spero... Timotheum me cito mittere ad vos
-24 Quoniam et ipse veniam ad vos cito
2*Thes.* 2- 2 Non cito moveamini a sensu vestro
1 *Tim.* 3-14 Hæc tibi scribo sperans me ad te venire cito
5-22 Manus cito nemini imposueris
2 *Tim.* 4- 8 Festina ad me venire cito
Apoc. 1- 1 Facere... quæ oportet fieri cito
2-16 Si quo minus, veniam tibi cito
3-11 Ecce venio cito, tene quod habes
11-14 Væ tertium veniet cito
22- 6 Ostendere servis suis quæ oportet fieri cito
-12 Ecce venio cito, et merces mea mecum
-20 Etiam venio cito. Amen.

CIVILITAS.

Act. 22-28 Multa summa civilitatem hanc consecutus sum

CIVIS.

Levit. 19-18 Nec memor eris injuriæ civium tuorum
21- 1 Ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum
24-16 Sive ille civis, sive peregrinus
-19 Qui irrogaverit maculam cuilibet civium suorum
-22 Sive peregrinus, sive civis peccaverit
25-14 Quando vendes quidpiam civi tuo
Num. 15-30 Sive civis sit ille, sive peregrinus
Deut. 1-16 Sive civis sit ille, sive peregrinus
15- 3 Civem et propinquum repetendi non habebis potestatem
Judic. 14-11 Cives loci illius vidissent eum
-17 Quæ statim indicavit civibus suis
3 *Reg.* 21-11 Fecerunt ergo cives ejus majores natu
4 *Reg.* 23-17 Responderuntque ei cives
Jerem. 37-11 Ut... divideret ibi possessionem in conspectu civium
2 *Mac.* 4- 5 Non ut civium accusator
-11 Civium jura destituens
-50 Crescens in malitia ad insidias civium
5- 5 Civibus ad murum convolantibus
- 6 Jason vero non parcebat in cæde civibus suis Arbitrans... non civium se trophæa capturum
- 8 Ut patriæ et civium hostis
-23 Gravius quam cæteri imminebant civibus
9-19 Optimis civibus Judæis plurimam salutem
13-14 Pro... civitate, patria, et civibus starent
14- 8 Secundo a. etiam civibus consulens
15-30 Animo mori pro civibus paratus erat
Luc. 15-15 Abiit et adhæsit uni civium
19-14 Cives autem ejus oderant eum
Act. 22-26 Hic enim homo civis Romanus est
-29 Postquam rescivit quia civis Romanus esset
Ephes. 2-19 Sed estis cives sanctorum

CIVITAS.

Gen. 4-17 Caïn... ædificavit civitatem
10-11 Ædificavit Niniven, et plateas civitatis
-12 Resen quoque... hæc est civitas magna
11- 4 Venite, faciamus nobis civitatem
- 5 Ut videret civitatem et turrim
Gen. 11- 8 Et cessaverunt ædificare civitatem
18-24 Si fuerint quinquaginta justi in civitate
-26 Quinquaginta justos in medio civitatis
19- 1 Sedente Lot in foribus civitatis
- 4 Viri civitatis vallaverunt domum
-14 Delebit Dominus civitatem hanc
-15 Ne et tu pariter pereas in scelere civitatis
-20 Civitas... ad quam possum fugere
-25 Et subvertit civitates has
23- 2 (*Sara*) mortua est in civitate Arbee
-10 Qui ingrediebantur portam civitatis illius
-18 Cunctis qui intrabant portam civitatis illius
24-13 Filiæ habitatorum hujus civitatis
35- 5 Omnes per circuitum civitates
-27 Venit... in Mambre, civitatem Arbee
Levit. 14-40 Jubebit... projici eos extra civitatem
26-33 Et civitates vestræ dirutæ
Num. 21-25 Tulit ergo Israel omnes civitates ejus
-27 Ædificetur et construatur civitas Sehon
24-19 Et perdat reliquias civitatis
35- 4 A muris civitatum forinsecus
Deut. 1-22 Et ad quas pergere civitates
2-36 Non... civitas quæ nostras effugeret manus
3- 4 Vastantes cunctas civitates illius
- 6 Disperdentes omnem civitatem
-10 Civitates quæ sitæ sunt in planitie Civitates regni Og in Basan
-12 Civitates illius dedi Ruben et Gad
4-41 Separavit Moyses tres civitates
6-10 Cum... dederit tibi civitates magnas
9- 1 Ut possideas... civitates ingentes
13-16 Et cum ipsa civitate succendes
15- 7 Qui morantur intra portas civitatis tuæ
17- 5 Educes... ad portas civitatis tuæ
19- 2 Tres civitates separabis tibi
- 7 Tres civitates æqualis inter se spatii
- 9 Addes tibi tres alias civitates
-12 Mittent seniores civitatis illius
20-10 Si... accesseris ad expugnandam civitatem
-14 Absque mulieribus... et cæteris quæ in civitate sunt
-15 Sic facies cunctis civitatibus
-16 De... civitatibus quæ dabuntur tibi
-19 Quando obsederis civitatem
-20 Donec capias civitatem
21- 2 Singularum per circuitum spatia civitatum
- 3 Seniores civitatis... tollent vitulam
- 6 Venient majores natu civitatis illius
-19 Ducent ad seniores civitatis illius
-21 Lapidibus... obruet populus civitatis
22-17 Expandent vestimentum coram senioribus civitatis
-21 Lapidibus obruent viri civitatis illius
-23 Si... invenerit eam aliquis in civitate
-24 Educes utrumque ad portam civitatis illius Quia non clamavit cum esset in civitate
25- 7 Perget mulier ad portam civitatis
28- 3 Benedictus tu in civitate... et in agro
-16 Maledictus eris in civitate
34- 3 Jericho civitatis Palmarum
Josue. 6- 4 Septiesque circuibitis civitatem
- 5 Et muri funditus corruent civitatis
- 7 Ite, circuite civitatem
-11 Circuivit ergo arca... civitatem
-14 Circuieruntque civitatem secundo die
-16 Tradidit enim vobis Dominus civitatem
-17 Sitque civitas hæc anathema
-20 Ceperuntque civitatem
-26 Maledictus... qui... ædificaverit civitatem
7- 3 Pergant et deleant civitatem
8- 4 Ponite insidias post civitatem
- 7 Consurgetis... et vastabitis civitatem
-11 Cumque... ascendissent ex adverso civitatis
-12 Posuerat in insidiis... ex occidentali parte ejusdem civitatis
-14 Et egressus est cum omni exercitu civitatis
-16 Cumque recessissent a civitate
-19 Cumque elevasset clypeum ex adverso civitatis Et pergentes ad civitatem, ceperunt et succenderunt eam
-20 Viri a. civitatis qui persequebantur Josuë
-21 Vidensq. Josuë... quod capta esset civitas
-22 Qui ceperant et succenderant civitatem
-27 Jumenta a. et prædam civitatis diviserunt
-29 Projeceruntque in ipso introitu civitatis
9-17 Venerunt in civitates eorum
10- 2 Erat Gabaon et una civitatum regalium
-20 Ingressi sunt civitates munitas
11-12 Omnes per circuitum civitates
-19 Non fuit civitas quæ se traderet
-22 Absque civitatibus Gaza et Geth
13-10 Et cunctas civitates Sehon, regis Amorrhæi
-25 Et omnes civitates Galaad
-28 Hæc est possessio fil. Gad per... civitates

Josue. 15-15 Prius vocabatur Cariath-Sepher, id est, civitas Litterarum
-21 Erantque civitates ab extremis partibus
-32 Omnes civitates viginti novem et villæ
-41 Civitates sedecim et villæ earum
-44 Civitates novem et villæ earum
-51 Civitates undecim et villæ earum
-54 Civitates novem et villæ earum
-57 Civitates decem et villæ earum
-59 Civitates sex et villæ earum
-60 Civitates duæ et villæ earum
-62 Et Nebsan, et civitas Salis et Engaddi : civitates sex et villæ earum
17- 9 Torrentis civitatum Ephraïm
-12 Nec potuerunt... has civitates subvertere
18-21 Fueruntq. civitates ejus Jericho et Bethagla
-24 Civitates duodecim, et villæ earum
-28 Civitates quatuordecim, et villæ earum
19- 7 Et Asan : civitates quatuor, et villæ earum
-15 Civitates duodecim et villæ earum
-22 Civitates sedecim et villæ earum
-29 Reverturq. in Horma usque ad civitatem
-30 Civitates viginti duæ et villæ earum
-35 Civitates munitissimæ, Assedim, Ser
-38 Civitates decem et novem et villæ earum
-50 Ædificavit civitatem, habitavitque in ea
20- 4 Cum ad unam harum confugerit civitatum
Stabit ante portam civitatis
- 6 Et habitabit in civitate illa, donec
Et ingredietur civitatem et domum suam
- 9 Hæ civitates constitutæ sunt
21- 3 Dederuntq... civitates et suburbana earum
- 4 Egressaque est sors. . civitates tredecim
- 5 Reliquis filiorum Caath... civitates decem
- 6 Filiis Gerson... civitates numero tredecim
- 8 Dederuntq. filii Israël Levitis civitates
- 9 Dedit Josue civitates, quarum ista sunt nomina
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem
-16 Civitates novem de tribubus, ut dictum est, duabus
-18 Cum suburbanis suis, civitates quatuor
-19 Omnes simul civitates... tredecim
-22 Et Cibsaïm et Bethoron...civitates quatuor
-24 Ajalon et Gethremmon... civitates quatuor
-25 Thanac et Gethremmon... civitates duæ
-26 Omnes civitates decem et suburbana
-27 Dedit... confugii civitates Gaulon in Basan
Et Bosram cum suburbanis suis, civitates duas
-29 Jaramoth et Engannim...civitates quatuor
-31 Et Eleath, et Rohob... civitates quatuor
-32 De tribu quoque Nephthali civitates confugii
Cum suburbanis suis, civitates tres
-35 Et Damna et Naalol, civitates quatuor
-36 Contra Jericho civitates refugii, Bosor
Civitates quatuor cum suburbanis suis
-37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth
Civitates quatuor, cum suburbanis suis
-39 Itaque civitates universæ Levitarum... fuerunt quadraginta octo
24-11 Pugnaveruntq. contra vos viri civitatis ejus
Judic. 1- 8 Tradentes cunctam incendio civitatem
-11 Cariath-Sepher, id est, civitas Litterarum
-16 Ascenderunt de civitate Palmarum
-24 Viderunt hominem egredientem de civitate
Ostende nobis introitum civitatis
-26 Et ædificavit ibi civitatem... Luzam
6-27 Timens autem... et homines illius civitatis
8-16 Tulit ergo seniores civitatis
-17 Phanuel subvertit, occisis habitatoribus civitatis
-27 Fecitq..ephod, et posuit illud in civitate sua
9-30 Zebul enim princeps civitatis
-31 Gaal... oppugnat adversum te civitatem
-33 Primo mane... irrue super civitatem
-35 Stetit in introitu portæ civitatis
-40 Cecideruntque... usque ad portam civitatis
-43 Vidensque quod egrederetur populus de civitate
-44 Cum cuneo suo oppugnans et obsidens civitatem
-51 Erat autem turris excelsa in media civitate
Et omnes principes civitatis
10- 4 Habens... principes triginta civitatum
11-26 In cunctis civitatibus juxta Jordanem
-33 Percussitq. ab Aroër... viginti civitates
12- 7 Mortuus est ac sepultus in civitate sua Galaad
16- 2 Positis in porta civitatis custodibus
17- 8 Egressusque de civitate Bethlehem
18-28 Erat autem civitas sita in regione Rohob
-29 Vocato nomine civitatis Dan
19-15 Cum intrassent sedebant in platea civitatis

Judic. 19-17 Sedentem hominem... in platea civitatis
-22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial
20- 5 Ecce homines civitatis illius circumdederunt
-11 Convenitque universus Israël ad civitatem
-31 Filii Benjamin audacter eruperunt de civitate
-32 Ut abstraherent eos de civitate
-37 Ingressi sunt civitatem et percusserunt
-40 Columnam fumi de civitate conscendere
Cum captam cerneret civitatem
-48 Reliquias civitatis,... gladio percusserunt
Ruth. 2-18 Quos (*tres modios*) portans reversa est in civitatem
3-15 Quæ portans ingressa est civitatem
4- 2 Tollens...decem viros de senioribus civitatis
1 Reg. 1- 3 Ascendebat vir ille de civitate sua
4-13 Et ululavit omnis civitas
5- 6 Facta est confusio mortis magnæ in civitate
- 9 Manus Domini per singulas civitates
-12 Ululatus uniuscujusque civitatis in cœlum
8-22 Vadat unusquisque in civitatem suam
9- 6 Ecce vir Dei est in civitate hac
-10 Et ierunt in civitatem in qua erat vir Dei
-11 Cumque ascenderent clivum civitatis
-12 Hodie enim venit in civitatem
-14 Et ascenderunt in civitatem
-27 Cumque descenderent in extrema parte civitatis
15- 5 Cumque venisset Saül usque ad civitatem Amalec
16- 4 Et admirati sunt seniores civitatis
20- 6 Ut iret celeriter in Bethlehem civitatem suam
-29 Sacrificium solemne est in civitate
-40 Vade, et defer in civitatem
-43 Sed et Jonathas ingressus est civitatem
22-19 Nobe a. civitatem sacerdotum percussit
27- 5 Cur enim manet servus tuus in civitate regis tecum?
30- 3 Cum ergo ven.David et viri ej.ad civitatem
31- 7 Viri Israël... reliquerunt civitates suas
2 Reg. 2- 1 Num ascendam in unam de civitatibus Juda
5- 7 Cepit a. David Arcem Sion, hæc est Civitas David
- 9 Et vocavit eam, Civitatem David
6-10 Arcam Domini in Civitatem David
-12 Adduxit arcam... in Civitatem David
-16 Cumq. intrasset arca D. in Civitatem David
8- 8 De Bete, et de Beroth civitatibus Adarezer
10- 3 Et non ideo ut investigaret et exploraret civitatem
-12 Pugnemus pro... civitate Dei nostri,
-14 Et ingressi sunt civitatem
11-17 Egressique viri de civitate, bellabant
-23 Persecuti eos sumus usque ad portam civitatis
12- 1 Duo viri erant in civitate una
-28 Obside civitatem, et cape eam
-30 Sed et prædam civitatis asportavit multam
-31 Sic fecit univ. civitatibus filiorum Ammon
15- 2 De qua civitate es tu ?
-12 Achitophel... de civitate sua Gilo
-14 Et percutiat civitatem in ore gladii
-24 Populus qui egressus fuerat de civitate
-27 O videns, revertere in civitatem in pace
-34 Si autem in civitatem revertaris
-37 Veniente ergo Chusaï... in civitatem
17-13 Circumdabit omnis Israël civitati illi funes
-17 Non enim poterant... introire civitatem
-23 Abiit in domum suam et in civitatem suam
19- 3 Declinavit populus... ingredi civitatem
-37 Obsecro ut... moriar in civitate mea
20- 6 Ne forte inveniat civitates munitas
-15 Circumdederunt munitionibus civitatem
-16 Exclamavit mulier sapiens de civitate
-19 Et tu quæris subvertere civitatem
-21 Tradite illum solum et recedemus a civitate
3 Reg. 1-41 Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis ?
-45 Ascenderunt inde lætantes et insonuit civitas
2-10 David... sepultus est in Civitate David
3- 1 Et adduxit in Civitatem David
4-13 Præerat... sexaginta civitatibus magnis
8- 1 De Civitate David, id est, de Sion
-16 Non elegi civitatem de universis tribubus
-44 Orabunt te contra viam civitatis
-48 Et civitatis quam elegisti
9-13 Hæccine sunt civitates quas dedisti mihi ?
-16 Chananæum qui habitabat in civitate interfecit
-19 Vicos... munivit et civitates curruum
Et civitates equitum
-24 Filia a.Pharaonis ascendit de Civitate David
10-26 Disposuit eos per civitates munitas
11-27 Coæquavit voraginem Civitatis David

3 Reg. 11-32 Et Jerusalem civitatem quam elegi
-36 Coram me in Jer. civitate quam elegi
-43 Salomon... sepultus est in Civitate David
12-17 Quicumque habitabant in civitatibus Juda
13-25 Et venerunt, et divulgaverunt in civitate
-29 Reversus intulit in civitatem prophetæ
14-11 Qui mortui fuerint de Jeroboam in civitate
-21 Regnavit in Jerusalem civitate
-31 Sepultus est cum eis in Civitate David
15- 8 Sepelierunt eum in Civitate David
-20 Benadad... misit... in civitates Israël
-23 Et civitates quas extruxit
-24 Sepultus est cum eis in Civitate David
16- 4 Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate
-18 Videns... quod expugnanda esset civitas
-24 Vocavit nomen civitatis... Somer
17-10 Cumque venisset ad portam civitatis
20- 2 Mittensque nuntios... in civitatem
-12 Circumdate civitatem. Et circumdederunt
-30 Fugerunt autem... in civitatem
Benadad fugiens ingressus est civitatem
-34 Civitates quas tulit pater... reddam
21- 8 Optimates qui erant in civitate ejus
-13 Eduxerunt eum extra civitatem
-24 Si mortuus fuerit Achab in civitate
22-26 Maneat apud Amon principem civitatis
-36 Unusquisque revertatur in civitatem
-51 Et sepultus est cum eis in Civitate David
4 Reg. 2-19 Dixerunt quoque viri civitatis ad Eliseum
Habitatio civitatis hujus optima est
-23 Pueri parvi egressi sunt de civitate
3-19 Percutietis omnem civitatem munitam
-25 Et civitates destruxerunt
Et circumdata est civitas a fundibulariis
6-14 Qui cum venissent nocte, circumdederunt civitatem
-15 Vidit exercitum in circuitu civitatis
-19 Non est hæc via, neque ista est civitas
7- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem
-10 Cumque venissent ad portam civitatis
-12 Cum egressi fuerint de civitate
Et tunc civitatem ingredi poterimus
8-12 Civitates eorum munitas igne succendes
-24 Sepultusque est cum eis in Civitate David
9-15 Nemo egrediatur profugus de civitate
-28 Cum patribus suis in Civitate David
10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras... ad optimates civitatis
- 2 Et equos et civitates firmas, et arma
- 5 Præfecti civitatis, et majores natu
- 6 Apud optimates civitatis nutriebantur
-25 Et ierunt in civitatem templi Baal
11-20 Lætatusque est omnis populus terræ, et civitas conquievit
12-21 Sepelierunt eum... in Civitate David
13-25 Et reddidit civitates Israël
14-20 Sepultusque est... in Civitate David
15- 7 Sepelieruntque eum... in Civitate David
-38 Joatham... sepultusq. est.. in Civitate David
16-20 Achaz... sepultus est... in Civitate David
17- 6 Posuitq. eos... in civitatibus Medorum
- 9 A turre Custodum usque ad civitatem
-24 Et collocavit eos in civitatibus Samariæ
-26 Habitare fecisti in civitatibus Samariæ
18- 8 Usque ad civitatem munitam
-11 Collocavitq. eos... in civitatibus Medorum
-13 Ad universas civitates Juda munitas
-30 Non tradetur civitas hæc in manu regis Assy.
19-13 Ubi est... rex civitatis Sepharvaïm ?
-25 Eruntque in ruinam... civitates munitæ
-33 Civitatem hanc non ingredietur
20- 6 Liberabo te, et civitatem hanc
-20 Quomodo...introduxerit aquas in civitatem
23- 5 Ad sacrificandum... per civitates Juda
- 8 Congregavit... sacerdotes de civitatibus
In introitu ostii Josue principis civitatis
Quod erat ad sinistram portæ civitatis
-19 Fana... quæ erant in civitatibus Samariæ
-27 Et projiciam civitatem hanc quam elegi
24-11 Venitque Nabuchodonosor... ad civitatem
25- 2 Clausa est civitas atque vallata
- 3 Prævaluitque fames in civitate
- 4 Et interrupta est civitas
Chaldæi obsidebant in circuitu civitatem
-11 Populi partem quæ remanserat in civitate
-19 De civitate eunuchum unum qui erat præfectus
Quinque viros... quos reperit in civitate
Et sexaginta viros e vulgo qui inventi fuerunt in civitate
1 Par. 1-43 Nomen civitatis ejus, Denaba
-46 Et nomen civitatis ejus, Avith
2-22 Possedit viginti tres civitates in terra Galaad
-23 Cepitque... viculos ejus sexaginta civitatum
4-31 Hæ civitates eorum usque ad regem David

1 Par. 4-32 Remmon et Thochen... civitates quinque
-33 Et universi viculi eorum per circuitum civitatum istarum usque ad Baal
6-56 (*Dederunt*) agros autem civitatis, et villas, Caleb
-57 Filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum, Hebron et Lobna
-60 Omnes civitates, tredecim, per cognationes
-63 Dederunt sorte civitates duodecim
-64 Dederunt quoque filii Israël Levitis civitates, et suburbana earum
-66 Fueruntque civitates in terminis eorum
11- 5 Cepit arcem Sion, quæ est Civitas David
- 7 Et idcirco appellata est Civitas David.
13-13 Non adduxit eam ad se, hoc est, in Civitatem David.
15- 1 Fecit quoque sibi domos in Civitate David,
-29 Cum pervenisset arca fœderis Domini usque ad Civitatem David
19- 9 Direxerunt aciem juxta portam civitatis
-15 Fugerunt... et ingressi sunt civitatem
2 Par. 5- 2 Ut adducerent arcam... de Civitate David
6- 5 Non elegi civitatem de cunctis tribubus Isr.
-28 Et hostes... portas obsederint civitatis
-34 Adorabunt te contra viam, in qua civitas hæc est
8- 2 Civitates, quas dederat Hiram Salomoni
- 4 Ædificavit... et alias civitates munitissimas
- 5 Extruxitq... civitates muratas habentes portas
-11 Filiam vero Pharaonis transtulit de Civitate
9-31 Et sepelierunt eum in Civitate David
10-17 Super filios autem Israël, qui habitabant in civitatibus Juda, regnavit Roboam
11- 5 Et ædificavit civitates muratas in Juda
-10 Et Ajalon et Hebron.. civitates munitissimas
-23 Et in universis civitatibus muratis
12- 4 Cepitque civitates munitissim. in Juda
-16 Sepultusque (*Roboam*) est in Civitate David
13-19 Et cepit civitates ejus, Bethel et filias ejus
14- 1 Et sepelierunt eum in Civitate David
- 7 Ædificemus civitates istas et vallemus muris
-14 Et percusserunt civitates omnes per circuitum Geraræ
15- 6 Pugnabit... et civitas contra civitatem
16-14 In sepulcro.. quod foderat sibi in Civitate David
17- 2 Præsidiaq. disposuit in terra Juda, et in civitatibus Ephraïm
- 7 Ut docerent in civitatibus Juda
18-25 Et ducite eum ad Amon principem civitatis
19- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civitatibus Juda
21- 1 Et sepultus est cum eis in Civitate David
- 3 Cum civitatibus munitissimis in Juda
-20 Et sepelierunt eum in Civitate David
24- 5 Egredimini ad civitates Juda
-16 Sepelieruntque eum in Civitate David
-25 Sepelieruntque eum in Civitate David
25-13 Exercitus... diffusus est in civitatibus Juda
-28 Sepelierunt eum... in Civitate David
27- 9 Et sepelierunt eum in Civitate David
28-15 Et adduxerunt Jericho civitatem Palmarum
-27 Et sepelierunt eum in civitate Jerusalem
29-20 Rex, adunavit omnes principes civitatis
30-10 Pergebant velociter de civitate in civitatem
31- 1 Reversique s. omnes filii Israël in possessiones et civitates suas
-15 Et Sechenias in civitatibus sacerdotum
32- 1 Obsedit civitates munitas, volens eas capere
- 5 Instauravitque Mello in Civitate David
- 6 Et convocavit universos in platea portæ civitatis
-18 Ut terreret eos, et caperet civitatem
33-14 Ædificavit murum extra Civitatem David
Constituitque principes exercitus in cunctis civitatibus Juda
34- 8 Misit... et Maasiam principem civitatis
1 Esdr. 2- 1 Reversi sunt... unusquisq. in civitatem suam
-70 Universusque Israël in civitatibus suis
3- 1 Et erant filii Israël in civitatibus suis
4-10 Et habitare eas fecit in civitatibus Samariæ
-12 Venerunt in Jerusalem civitatem rebellem
-13 Quia si civitas illa ædificata fuerit
-15 Et civitas ipsa destructa est
-16 Quoniam si civitas illa ædificata fuerit
-19 Civitas illa a diebus antiquis... rebellat
10-14 Et omnes in civitatibus nostris qui duxerunt uxores alienigenas
Cum his seniores per civitatem et civitatem
2 Esdr. 2- 3 Quia civitas domus sepulcrorum patris mei deserta est
- 8 Ut tegere possim... et muros civitatis
3-15 Ad gradus qui descendunt de Civitate David
7- 4 Civitas autem erat lata nimis et grandis

2 Esdr. 7- 6 Reversi sunt... unusquisq. in civitatem suam
-73 Et omnis Israël in civitatibus suis
8- 1 Filii autem Israël erant in civitatibus suis
10-37 Decimas accipient ex omnibus civitatibus
11- 1 Qui habitaturi essent in Jerusalem civitate sancta, novem vero partes in civitatibus
- 3 Qui habitaverunt... et in civitatibus Juda
- 9 Judas filius Senua super civitatem secundus
-18 Omnes Levitæ in civitate sancta ducenti..
-20 Et Levitæ in universis civitatibus Juda
12-36 Ascenderunt in gradibus Civitatis David
-43 Ut introferrent per eos principes civitatis
13-18 Adduxit Deus... malum hoc, et super civitatem hanc?
Tobie. 1- 1 Tobias ex tribu et civitate Nephthali
In sinistro habens civitatem Sephet
-11 Cum... devenisset... in civitatem Niniven
-16 Cum a.venisset in Rages civitatem Medorum
3- 7 Filia Raguelis in Rages civitate Medorum
4-21 Gabelo, in Rages civitate Medorum
5- 8 Qui moratur in Rages civitate Medorum
-14 Numquid poteris perducere filium... in Rages civitatem Medorum?
6- 6 Quousque pervenirent in Rages civitatem Medorum
9- 6 In Rages civitatem Medorum perrexit
13-11 Jerusalem civitas Dei, castigavit te Dominus
-19 Liberavit Jerusalem civitatem suam a cunctis tribulationibus ejus
Judith. 1- 1 Et ipse ædificavit civitatem potentissimam
- 5 Qui regnabat in Ninive civitate magna
2-13 Effregit a. civitatem opinatissimam Melothi
-14 Et fregit omnes civitates excelsas
3- 3 Omnis civitas nostra, omnisque possessio
- 7 Descendit... et obtinuit omnem civitatem
-12 Nam et civitates eorum destruxit
-15 Accepitque civitates eorum, et sedit ibi
4- 2 Ne hoc faceret... quod fecerat cæteris civitatibus et templis earum
-10 Ne darentur... et civitates eorum in exterminium
5- 3 Dicite mihi... quantæ sint civitates eorum
-20 Et civitates eorum ipsi possederunt
7- 6 Reperit quod fons... aquæductum... extra civitatem dirigeret
- 9 Vel certe fatigati tradent civitatem suam
-11 Ut non esset intra civitatem unde satiarentur
-15 Congregate universos, qui in civitate sunt
-17 Ut jam tradatis civitatem in manu militiæ
8- 3 Et mortuus est in Bethulia civitate sua
- 9 Osias promisisset quod... traderet civitatem
-10 Consensit Osias ut tradat civitatem Assyriis
10- 6 Cumque venissent ad portam civitatis, invenerunt... Osiam et presbyteros civitatis
13- 7 Jerusalem civitatem tuam erigas
-12 Gyrantes vallem venerunt ad portam civitatis
-14 Vocaverunt presbyteros civitatis
15- 5 Misit itaque Osias nuntios per omnes civitates
Esth. 1- 2 Susan civitas regni ejus exordium fuit
2- 3 Et adducant eas ad civitatem Suzan
- 5 Erat vir Judæus in Susan civitate
4- 1 Et in platea mediæ civitatis... clamabat
- 6 Ad Mardochæum stantem in platea civitatis
6- 9 Et per plateam civitatis incedens clamet
-11 Indutumq. Mardochæum in platea civitatis
8-11 Ut convenirent Judæos per singulas civitates
-15 Omnisque civitas exultavit atque lætata est
9- 2 Congregatique sunt per singulas civitates
-28 Nec est ulla civitas in qua.. non observentur
16-24 Omnis... et civitas quæ noluerit... pereat
Job. 15-28 Habitavit in civitatibus desolatis
24-12 De civitatibus fecerunt viros gemere
29- 7 Quando procedebam ad portam civitatis
39- 7 Contemnit multitudinem civitatis
Psal. 9- 7 Et civitates eorum destruxisti
30-22 Mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita
45- 5 Fluminis impetus lætificat civitatem Dei:
47- 2 Laudabilis nimis in civitate Dei nostri
- 3 Latera Aquilonis, civitas Regis magni
- 9 Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Domini virtutum, in civitate Dei nostri
54-10 Vidi iniquit. et contradictionem in civitate.
58- 7 Et circuibunt civitatem
-15 Et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem
59-11 Quis deducet me in civitatem munitam?
68-36 Et ædificabuntur civitates Juda
71-16 Et florebunt de civitate sicut fœnum terræ.
72-20 In civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges
86- 3 Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei

Psal. 100- 8 Ut disperderem de civitate Domini omnes
106- 4 Viam civitatis habitaculi non invenerunt
- 7 Ut irent in civitatem habitationis
-36 Constituerunt civitatem habitationis
107-11 Quis deducet me in civitatem munitam?
121- 3 Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas
126- 1 Nisi Dominus custodierit civitatem
138-20 Accipient in vanitate civitates tuas
Prov. 8- 3 Juxta portas civitatis... loquitur dicens
9- 3 Ut vocarent ad arcem, et ad mœnia civitatis:
11-10 In bonis justorum exultabit civitas
-11 Benedictione justorum exaltabitur civitas
18-19 Frater, qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma
21-22 Civitatem fortium ascendit sapiens
29- 8 Homines pestilentes dissipant civitatem
Eccle. 7-20 Super decem principes civitatis
8-10 Et laudabantur in civitate
9-14 Civitas parva, et pauci in ea viri
Cant. 3- 2 Surgam, et circuibo civitatem
- 3 Invenerunt... qui custodiunt civitatem
5- 7 Custodes qui circumeunt civitatem
Sap. 9- 8 Et in civitate habitationis tuæ altare
Eccli. 7- 7 Non pecces in multitudinem civitatis
9- 7 Noli circumspicere in vicis civitatis
-25 Terribilis est in civitate sua homo linguosus
10- 2 Et qualis rector est civitatis, tales et..
- 3 Et civitates inhabitabuntur per sensum
23-30 Hic in plateis civitatis vindicabitur
24-15 Et in civitate sanctificata similiter requievi
26- 6 Delaturam civitatis, et collectionem populi
28-17 Civitates muratas divitum destruxit
31-29 Nequissimo in pane murmurabit civitas
36-15 Miserere civitati sanctificationis tuæ
-28 Latro exiliens de civitate in civitate?
38-36 Sine his omnibus non ædificatur civitas
40-19 Filii, et ædificatio civitatis confirmabit nomen
42-11 A detractione in civitate, et objectione plebis
46- 3 Et jactando contra civitates rhomphæas
48-19 Ezechias munivit civitatem suam
49- 8 Incender. electam sanctitatis civitatem
50- 5 Qui prævaluit amplificare civitatem
Isai. 1- 7 Civitates vestræ succensæ igni
- 8 Filia Sion... et sicut civitas quæ vastatur
-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis
-26 Post hæc vocaberis civitas justi
6-11 Donec desolentur civitates absque habitatore
14-21 Neque implebunt faciem orbis civitatum
-31 Ulula, porta; clama, civitas
17- 1 Ecce Damascus desinet esse civitas
- 2 Derelictæ civitates Aroër gregibus erunt
- 9 Erunt civitates... derelictæ sicut aratra
19- 2 Et pugnabit... civitas adversus civitatem
-18 Erunt quinque civitates in terra Ægypti
Civitas solis vocabitur una
22- 2 Urbs frequens, civitas exultans
- 9 Et scissuras Civitatis David videbitis
23-16 Circui civitatem, meretrix oblivioni tradita
24-10 Attrita est civitas vanitatis, clausa est
25- 2 Quia posuisti civitatem in tumulum
Ut non sit civitas, et in sempiternum..
- 3 Civitas gentium robustarum timebit te
26- 5 Civitatem sublimem humiliabit.
27-10 Civitas enim munita desolata erit
29- 1 Væ Ariel, Ariel civitas, quam expugnavit
32-13 Super omnes domos gaudii civitatis
-19 Et humilitate humiliabitur civitas
33- 8 Projecit civitates, non reputavit homines
-20 Respice Sion civitatem solemnitatis nostræ
36- 1 Super omnes civitates Juda munitas
-15 Non dabitur civitas ista in manu regis
37-26 In eradicationem... civitatum munitarum.
-33 Non intrabit civitatem hanc
-34 Et civitatem hanc non ingredietur
-35 Et protegam civitatem istam, ut salvem eam
38- 6 Eruam te, et civitatem istam
40- 9 Dic civitatibus Juda: Ecce Deus vester
42-11 Sublevetur desertum, et civitates ejus
44-26 Qui dico... civitatibus Juda: Ædificabimini
45-13 Ipse ædificabit civitatem meam
48- 2 De civitate enim sancta vocati sunt
52- 1 Jerusalem, civitas sancti
54- 3 Et civitates desertas inhabitabit
60-14 Et vocabunt te civitatem Domini, Sion
61- 4 Et instaurabunt civitates desertas
62-12 Tu autem vocaberis Quæsita civitas
64-10 Civitas sancti tui facta est deserta
66- 6 Vox populi de civitate, vox de templo
Jerem. 1-18 Dedi te hodie in civitatem munitam
2-15 Civitates ejus exustæ sunt
-28 Secundum numerum quippe civitatum t.
3-14 Et assumam vos unum de civitate
4- 5 Et ingrediamur civitates munitas

Jerem. 4- 7 Civitates tuæ vastabuntur
-16 Et dare super civitates Juda vocem suam
-29 A voce equitis... fugit omnis civitas
5- 6 Pardus vigilans super civitates eorum
6- 6 Hæc est civitas visitationis
7-17 Quid isti faciunt in civitatibus Juda
8-14 Et ingrediamur civitatem munitam
9-11 Et civitates Juda dabo in desolationem
10-22 Ut ponat civitates Juda solitudinem
11- 6 Vociferare... in civitatibus Juda
-12 Et ibunt civitates Juda, et habitatores
-13 Secundum numerum e. civitatum tuarum
13-19 Civitates Austri clausæ sunt
14-18 Et si introiero in civitatem
15- 8 Misi super civitates repente terrorem
17-24 Ut non inferatis onera per portas civitatis
-25 Ingredientur per portas civitatis hujus
Et habitabitur civitas hæc in sempiternum
-26 Et venient de civitatibus Juda
19- 8 Et ponam civitatem hanc in stuporem
-11 Conteram popul. istum, et civitatem istam
-12 Et ponam civitatem istam sicut Topheth
-15 Ecce ego inducam super civitatem hanc
20- 5 Et dabo universam substantiam civitatis
-16 Ut sunt civitates, quas subvertit Dominus
21- 4 Et congregabo ea in medio civitatis hujus
- 6 Et percutiam habitatores civitatis hujus
- 7 Et qui derelicti sunt in civitate hac a peste
-10 Posui e. faciem meam super civitatem hanc
22- 8 Et pertransibunt gentes multæ per civitatem hanc
Quare fecit Dominus sic civitati huic grandi?
23-39 Et derelinquam vos et civitatem
25-18 Jerusalem, et civitatibus Juda, et regibus
-29 Quia ecce in civitate... incipiam affligere
26- 2 Et loqueris ad omnes civitates Juda
-11 Quia prophetavit adversus civitatem istam
-12 Ut prophetarem... ad civitatem hanc
-15 Contra vosmetip. et contra civitatem istam,
-20 Et prophetavit adversus civitatem istam
27-17 Quare datur hæc civitas in solitudinem
-19 Vasorum quæ remanserunt in civitate hac:
29- 7 Et quærite pacem civitatis
30-18 Et ædificabitur civitas in excelso suo
31-21 Virgo Israël revertere ad civitates tuas
-24 In eo Judas et omnes civitates ejus simul
-38 Et ædificabitur civitas Domino
32- 3 Dabo civitatem istam in manus regis Babyl.
-24 Extructæ sunt adversum civitatem
-28 Tradam civitatem istam in manus Chald.
-31 Quia in furore... facta est mihi civitas hæc
-36 Hæc dicit Dominus... ad civitatem hanc
-44 In civitatibus Juda, et in civitatibus montanis, et in civitatibus campestribus, et in civitatibus quæ ad Austrum sunt
33- 5 Abscondens faciem meam a civitate hac
-10 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
-12 Et in cunctis civitatibus ejus
-13 In civitatibus montuosis, et in civitatibus campestribus, et in civitatibus quæ ad Austrum sunt
Et in civitatibus Juda adhuc transibunt greges
34- 2 Tradam civitatem hanc in manus regis Bab.
- 7 Et contra omnes civitates Juda
Hæ enim supererant de civitatibus Juda
-22 Et reducam eos in civitatem hanc
Et civitates Juda dabo in solitudinem
36- 6 Qui veniunt de civitatibus suis, leges eis
- 9 Multitudini quæ confluxerat de civitatibus
37- 7 Et bellabunt contra civitatem hanc
- 9 Et incendent civitatem hanc igni
-20 Donec consumerentur omnes panes de civitate
38- 2 Quicumque manserit in civitate hac, morietur
- 3 Tradendo tradetur civitas hæc
- 4 Qui remanserunt in civitate hac
- 9 Non sunt enim panes ultra in civitate
-17 Et civitas hæc non succendetur igni
-18 Tradetur civitas hæc in manus Chaldæorum
-23 Et civitatem hanc comburet igni
39- 2 Quinta mensis aperta est civitas
- 4 Et egressi sunt nocte de civitate
- 9 Qui remanserant in civitate
-16 Inducam sermones meos super civitatem
40- 5 Quem præposuit rex Babylonis civitatibus Juda
41- 7 Qui cum venissent ad medium civitatis
44- 6 Et succensa est in civitatibus Juda
-21 Quod sacrificastis in civitatibus Juda
46- 8 Perdam civitatem, et habitatores ejus
48- 9 Civitates ejus desertæ erunt
-15 Moab, et civitates illius succiderunt
-24 Et super omnes civitates terræ Moab

Jerem. 48-28 Relinquite civitates, et habitate in petra
49-13 Et omnes civitates ejus erunt in solitudines
-25 Quomodo dereliquerunt civitatem
51-31 Ut annuntiet regi... quia capta est civitas
-43 Factæ sunt civitates ejus in stuporem
52- 5 Et fuit civitas obsessa
- 6 Nona mensis obtinuit fames civitatem
- 7 Et dirupta est civitas, et omnes viri bellatores ejus fugerunt exieruntque de civitate
-15 De reliquo vulgo quod remanserat in civitate
-25 Et de civitate tulit eunuchum unum
De his... qui inventi sunt in civitate
Qui inventi sunt in medio civitatis
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
2-12 Cum deficerent, quasi vulnerati in plateis civitatis
5-11 Et virgines in civitatibus Juda
Baruc. 2-22 Defectionem vestram faciam de civitatibus Juda et a foris Jerusalem
4-32 Civitates, quibus servierunt filii tui
Ezech. 4- 1 Et describes in eo civitatem Jerusalem
- 3 Murum ferreum inter te, et inter civitatem
5- 2 Partem igni combures in medio civitatis
7-15 Et qui in civitate, pestilentia et fame devorabuntur
-23 Et civitas plena iniquitate
9- 4 Transi per mediam civitatem in medio Jer.
- 5 Transite per civitatem sequentes eum
- 7 Et percutiebant eos qui erant in civitate
- 9 Et civitas repleta est aversione
10- 2 Et imple manum tuam prunis ignis..., et effunde super civitatem
11-23 Ascendit gloria Domini de medio civitatis
12-20 Et civitates, quæ nunc habitantur, desolatæ erunt
19- 7 Et civitates eorum in desertum adducere
21-19 In capite viæ civitatis conjiciet
22- 2 Nonne judicas civitatem sanguinum?
- 3 Civitas effundens sanguinem in medio sui
24- 6 Væ civitati sanguinum, ollæ
- 9 Dicit Dom. Deus : Væ civitati sanguinum
25- 9 Aperiam humerum Moab de civitatibus
De civitatibus, inquam, ejus
26-19 Sicut civitates quæ non habitantur
29-12 Civitates ejus in medio urbium subversarum
30- 7 Urbes ejus in medio civitatum desertarum
33-21 Dicens : Vastata est civitas
35- 9 Civitates tuæ non habitabuntur
36-10 Et habitabuntur civitates
-35 Et civitates desertæ,... munitæ sederunt
-38 Sic erunt civitates desertæ, plenæ gregibus
39- 9 Egredientur habitat. de civitatibus Israël
-16 Nomen autem civitatis Amona
40- 1 Postquam percussa est civitas
- 2 Ædificium civitatis vergentis ad Austrum
43- 3 Quando venit ut disperderet civitatem
45- 6 Possessionem civitatis dabitis
- 7 Et in possessionem civitatis (*dabitis*)
48-15 Et erit civitas in medio ejus
-17 Erunt a. suburbana civitatis ad Aquilonem
-18 Erunt fruges ejus in panes his qui serviunt civitati
-20 Separabuntur in primitias sanctuarii, et in possessionem civitatis
-21 Ex omni parte... possessionis civitatis
-22 De possessione civitatis in medio partium
-30 Et hi egressus civitatis : A plaga septentrio.
-31 Et portæ civitatis ex nominibus tribuum
-35 Nomen civitatis ex illa die, Dominus ibidem
Dan. 3-28 Et super civitatem sanctam... Jerusalem
9-16 Avertatur... furor tuus a civitate tua
-18 Civitatem super quam invocatum est nomen tuum
-19 Nomen tuum invocatum est super civitatem
-26 Et civitatem, et sanct. dissipabit populus
Osee. 6- 8 Galaad civitas operantium idolum
7- 4 Quievit paululum civitas a commistione fermenti
8-14 Et mittam ignem in civitates ejus
11- 6 Cœpit gladius in civitatibus ejus
- 9 Et non ingrediar civitatem
Amos. 3- 6 Si clanget tuba in civitate
Si erit malum in civitate
4- 7 Et plui super unam civitatem, et super alteram civitatem non plui
- 8 Et venerunt duæ et tres civitates ad unam civitatem, ut biberent aquam
6- 8 Et tradam civitatem cum habitatoribus suis
7-17 Uxor tua in civitate fornicabitur
9-14 Et ædificabunt civitates desertas
Abdiæ. -20 Possidebit civitates Austri
Jonæ. 1- 2 Et vade in Niniven civitatem grandem
3- 2 Et vade in Niniven civitatem magnam
- 3 Et Ninive erat civitas magna
- 4 Et cœpit Jonas introire in civitatem

Jonæ. 4- 5 Et egressus est Jonas de civitate
Et sedit contra Orientem civitatis
Donec videret quid accideret civitati
-11 Et ego non parcam Ninive civitati magnæ
Mich. 4-10 Quia nunc egredieris de civitate
5-11 Et perdam civitates terræ tuæ
-13 Et conteram civitates tuas
6- 9 Vox Domini ad civitatem clamat
7-12 Ad te veniet... et usque ad civitates munitas, et a civitatibus munitis usque ad flumen
Nahum. 3- 1 Væ civitas sanguinum, universa mendacii dilaceratione plena
Habac. 2- 8 Propter..., iniquitatem terræ civitatis, et omnium habitantium in ea
-12 Væ qui ædificat civitatem in sanguinibus
-17 Deterrebit eos de.. iniquitate terræ, et civitatis
Soph. 1-16 Dies tubæ et clangoris super civitates munitas
2-15 Hæc est civitas gloriosa, habitans
3- 1 Væ provocatrix et redempta civitas columba
- 6 Desolatæ sunt civitates eorum
Zach. 1-17 Adhuc affluent civitates meæ bonis
8- 3 Et vocabitur Jerusalem civitas veritatis
- 5 Et plateæ civitatis complebuntur infantibus
-20 Et habitent in civitatibus multis
14- 2 Et capietur civitas, et vastabuntur domus
Et egredietur media pars civitatis
I Mac. 1-20 Et comprehendit civitates munitas
-30 Misit rex principem tributorum in civitates Juda
-32 Et irruit super civitatem repente et percussit eam plaga magna
-33 Et accepit spolia civitatis, et succendit eam
-35 Ædificaverunt civitatem David muro magno
-46 Misit rex libros... in omnes civitates Juda
-54 Et jusserunt civitatibus Juda sacrificare
-57 Per universas civitates Juda in circuitu
-61 Qui inveniebatur in omni mense et mense in civitatibus
2- 7 Quid natus sum videre... et contritionem civitatis sanctæ
-15 Qui confugerant in civitatem Modin
-17 Et clarissimus et magnus es in hac civitate,
-23 Sacrificare idolis super aram in civitate Modin
-27 Et exclamavit Mathathias voce magna in civitate
-28 Et reliquerunt quæcumque habebant in civitate
-31 Qui erat in Jerusalem, civitate David
3- 8 Et perambulavit civitates Juda
-37 Et exivit ab Antiochia civitate regni sui
5- 8 Et cepit Gazer civitatem, et filias ejus
-26 Hæ omnes civitates munitæ, et magnæ
-27 Sed et in cæteris civitatibus Galaaditidis
In crastinum constituerunt admovere exercitum civitatibus his
-28 Desertum Bosor repente, et occupavit civitatem
-31 Ascendit... clamor magnus de civitate
-36 Cepit... et reliquas civitates Galaaditidis
-44 Et occupavit ipsam civitatem
-46 Hæc civitas magna in ingressu posita, munita valde
-47 Et incluserunt se qui erant in civitate
-50 Oppugnavit civitatem illam tota die et tota nocte, et tradita est civitas in manu ejus
-51 Transivit per totam civitatem super interfectos
-59 Et exivit Gorgias de civitate et viri ejus
-68 Cepit spolia civitatum et reversus est
6- 1 Et audivit esse civitatem Elymaidem in Perside nobilissimam
- 3 Et venit et quærebat capere civitatem
Innotuit sermo his qui erant in civitate
- 7 Circumdederunt muris excelsis, sed et Bethsuram civitatem suam
-49 Exierunt de civitate, quia non erant eis ibi alimenta
-53 Escæ autem non erant in civitate
-63 Invenit Philippum dominantem civitati
Pugnavit adversus eum et occupavit civitatem
7- 1 Et ascendit... in civitatem maritimam
-32 Et fugerunt in Civitatem David
9-19 Et sepelierunt eum... in civitate Modin
-50 Et ædificaverunt civitates munitas in Judæa
-52 Et munivit civitatem Bethsuram
-67 Exierunt de civitate, et succenderunt machinas
10-10 Et cœpit ædificare et innovare civitatem
-38 Et tres civitates, quæ additæ sunt Judææ
-63 Exite cum eo in medium civitatis

1 *Mac.* 10-75 Et exclusit eum a civitate
-76 Et exterriti qui erant in civitate, aperuerunt ei
-84 Et succendit Jonathas Azotum, et civitates
-86 Et exierunt de civitate obviam illi
11- 2 Et aperiebant ei civitates, et occurrebant ei
- 3 Cum autem introiret civitatem Ptolemæus
- 8 Ptolemæus obtinuit dominium civitatum
-34 Tres civitates, Lydan, et Ramathan
-45 Et convenerunt qui erant de civitate
-46 Et occupaverunt qui erant de civitate, itinera civitatis et cœperunt pugnare
-47 Dispersi sunt omnes per civitatem
-48 Succenderunt civitatem et ceperunt spolia
-49 Et viderunt qui erant de civitate, quod obtinuissent Judæi civitatem sicut volebant
-50 Cessent Judæi oppugnare nos et civitatem
-57 Constituo te super quatuor civitates, ut sis
-60 Perambulabat trans flumen civitates
Et occurrerunt ei honorifice de civitate
-61 Succendit quæ erant in circuitu civitatis
-66 Cepit civitatem et posuit in ea præsidium
12-36 Ædificare... inter medium arcis et civitatis
Ut separaret eam a civitate
-37 Et convenerunt, ut ædificarent civitatem
-48 Clauserunt portas civitatis Ptolemenses
13-25 Et sepelivit ea in Modin civitate
-43 Et fecit machinas et applicuit ad civitatem
-44 Et eruperant qui erant intra machinam in civitatem : et factus est motus magnus in civitate
-45 Et ascenderunt, qui erant in civitate
-47 Ejecit tamen eos de civitate
14-10 Et civitatibus tribuebat alimonias
-17 Obtineret omnem regionem et civitates in ea
-20 Spartianorum principes, et civitates
-33 Et munivit civitates Judææ, et Bethsuram
-36 Et qui in civitate David erant in Jerusalem
-37 Ad tutamentum regionis et civitatis
15- 4 Et qui desolaverunt civitates multas
-14 Et circuivit civitatem, et naves a mari accesserunt : et vexabant civitatem a terra et mari
-19 Neque impugnent eos, et civitates eorum
-28 Vos tenetis Joppen... civitates regni mei
-30 Nunc ergo tradite civitates, quas occupastis
-31 Et tributorum civitatum alia talenta
-39 Et mandavit ei... obstruere portas civitatis
16-14 Simon autem perambulans civitates
-18 Et traderet ei regionem et civitates eorum
2 *Mac.* 1-12 Qui pugnaverunt contra nos, et sanctam civitatem
2-23 Et... templum recuperarent et civitatem liberarent
3- 1 Igitur cum sancta civitas habitaretur
- 4 Iniquum aliquid in civitate moliri
- 9 A summo sacerdote in civitate esset exceptus
14 Per universam civitatem erat trepidatio
4- 2 Provisoremque civitatis, ac defensorem
-22 Et magnifice ab Jasone, et civitate susceptus
-32 Vendiderat Tyri, et per vicinas civitates
-38 Per totam civitatem jubet circumduci
-48 Qui pro civitate, et populo... causam prosecuti sunt
5- 2 Per universam Jerosolymorum civitatem
- 5 Repente aggressus est civitatem
Ad ultimum apprehensa civitate Menelaus fugit in arcem
- 8 Fugiens de civitate in civitatem
-11 Civitatem quidem armis cepit
-16 Vasa quæ ab aliis... civitatibus erant posita
-17 Propter peccata habitantium civitatem
-26 Et civitatem cum armatis discurrens
6-10 Cum publice per civitatem circumduxissent
8- 3 Misereretur etiam exterminio civitatis
- 6 Et superveniens castellis et civitatibus improvisus
-11 Statimque ad maritimas civitates misit
-17 Itemq. et ludibrio habitæ civitatis injuriam
9- 2 Et tentavit... civitatem opprimere
-14 Et civitatem ad quam festinans veniebat
10- 1 Templum quidem et civitatem recepit
-27 Longius de civitate procedentes
11- 2 Existimans se civitatem quidem captam gentibus habitaculum facturum
12- 4 Secundum commune itaque decretum civitatis
-13 Aggressus est a. et civitatem quamdam
-16 Et capta civitate per Domini voluntatem
-27 Movit exercitum ad Ephron civitatem
-28 Cum Omnipotentem invocassent... ceperunt civitatem
-29 Inde ad civitatem Scytharum abierunt
-38 Judas autem... venit in civitatem Odollam

2 *Mac.* 13-13 Priusquam rex... obtineret civitatem
-14 Pro legibus, templo, civitate, patria
14-37 Razias a. quidam... vir amator civitatis
15-14 Orat pro populo et universa sancta civitate
-17 Eo quod civitas sancta et templum periclitarentur
-19 Sed et eos, qui in civitate erant
-38 Ab Hebræis civitate possessa
Matth. 2-23 Habitavit in civitate quæ vocatur Nazareth
4- 5 Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem
5-14 Non potest civitas abscondi supra montem
-35 Quia civitas est magni regis
8-33 Venientes in civitatem, nuntiaverunt
-34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu
9- 1 Transfretavit et venit in civitatem suam
-35 Et circuibat Jesus omnes civitates
10- 5 In civitates Samaritanorum ne intraveritis
-11 In quamcumque a. civitatem... intraveritis
-14 Exeuntes foras de domo, vel civitate
-15 Tolerabilius... in die judicii quam illi civitati
-23 Cum a. persequentur vos in civitate ista
Non consummabitis civitates Israël
11- 1 Ut doceret et prædicaret in civitatibus eor.
-20 Tunc cœpit exprobrare civitatibus
12-25 Omnis civitas, vel domus divisa... non stabit
14-13 Secutæ sunt eum pedestres de civitatibus
21-10 Commota est universa civitas
-17 Abiit foras extra civitatem in Bethaniam
-18 Mane a. revertens in civitatem, esuriit
22- 7 Et civitatem illorum succendit
23-34 Et persequemini de civitate in civitatem
26-18 Ite in civitatem ad quemdam, et dicite ei
27-53 Venerunt in sanctam civitatem
28-11 Quidam de custodibus venerunt in civitatem
Marc. 1-33 Et erat omnis civitas congregata ad januam
-38 Eamus in proximos vicos, et civitates
-45 Non posset manifeste introire in civitatem
5-14 Fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem
6-33 De omnibus civitatibus concurrerunt illuc
-56 Introibat in vicos, vel in villas, aut civitates
11-19 Egrediebatur de civitate
14-13 Et dicit eis : Ite in civitatem
-16 Et abierunt... et venerunt in civitatem
Luc. 1-26 In civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth.
-39 Abiit in montana... in civitatem Juda
2- 3 Ut profiterentur singuli in suam civitatem
- 4 Ascendit a. Joseph a Galilæa de civitate Nazareth in Judæam, in Civitatem David
-11 Qui est Christus Dominus in Civitate David.
-39 Reversi sunt in Galilæam, in civitatem suam
4-29 Et ejecerunt illum extra civitatem
Montis, super quem civitas illorum erat
-31 Et descendit in Capharnaüm civitatem
-43 Et aliis civitatibus oportet me evangelizare
5-12 Et factum est, cum esset in una civitatum
7-11 Deinceps ibat (*Jesus*) in civitatem... Naim
-12 Cum autem appropinquaret portæ civitatis
Et turba civitatis multa cum illa
-37 Mulier, quæ erat in civitate peccatrix
8- 1 Per civitates et castella prædicans
- 4 Et de civitatibus properarent ad eum
-34 Et nuntiaverunt in civitatem, et in villas.
-39 Et abiit per universam civitatem
9- 5 Exeuntes de civitate illa
-52 Intraverunt in civitatem Samaritanorum
10- 1 Et misit illos binos... in omnem civitatem
- 8 Et in quamcumque civitatem intraveritis
-10 In quamcumq. autem civitatem intraveritis
-11 Pulverem... de civitate vestra extergimus
-12 Sodomis... remissius erit quam illi civitati
13-22 Et ibat per civitates et castella, docens
14-21 Exi cito in plateas, et vicos civitatis
18- 2 Judex quidam erat in quadam civitate
- 3 Vidua autem quædam erat in civitate illa
19-17 Eris potestatem habens sup. decem civitates
-19 Et tu esto super quinque civitates
-41 Videns civitatem, flevit super illam
22-10 Ecce introeuntibus vobis in civitatem
23-19 Propter seditionem... factam in civitate
-51 Ab Arimathæa civitate Judææ
24-49 Vos autem sedete in civitate
Joan. 1-44 A Bethsaïda civitate Andreæ, et Petri
4- 5 Venit ergo in civitatem Samariæ
- 8 Discipuli enim ejus abierant in civitatem
-28 Mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis
-30 Exierunt ergo de civitate
-39 Ex civitate autem illa multi crediderunt
11-54 In civitatem, quæ dicitur Ephrem
19-20 Quia prope civitatem erat locus
Act. 4-27 Convenerunt enim vere in civitate ista
5-16 Concurrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Jerusalem
7-57 Ejicientes eum extra civitatem lapidabant
8- 5 Descendens in civitatem Samariæ

Act. 8- 9 Fact. est e. gaudium magnum in illa civitate
Simon, qui ante fuerat in civitate magus
-40 Evangelizabat civitatibus cunctis
9- 7 Surge, et ingredere civitatem
10- 9 Appropinquantibus civitati ascendit Petrus
11- 5 Ego eram in civitate Joppe orans
12-10 Ad portam ferream quæ ducit ad civitatem
13-44 Pene universa civitas convenit audire verb.
-50 Judæi a. concitaverunt... primos civitatis
14- 4 Divisa est autem multitudo civitatis
- 6 Confugerunt ad civitates Lycaoniæ
-12 Sacerdos quoq. Jovis qui erat ante civitatem
-18 Paulum, traxerunt extra civitatem
-19 Surgens, intravit civitatem
-20 Cumque evangelizassent civitati illi
15-21 Moyses... habet in singulis civitatibus
-36 Visitemus fratres per universas civitates
16- 4 Cum autem pertransirent civitates
-12 Philippos; quæ est... Macedoniæ civitas
-14 Purpuraria civitatis Thyatirenorum
-20 Hi homines conturbant civitatem nostram
17- 5 Et turba facta concitaverunt civitatem
- 6 Trahebant Jasonem... ad principes civitatis
- 8 Et principes civitatis audientes hæc
-16 Videns idololatriæ deditam civitatem
18-10 Populus est mihi multus in hac civitate
19-29 Et impleta est civitas confusione
-35 Quis... qui nesciat Ephesiorum civitatem
20-23 Nisi quod spiritus sanctus per omnes civitates mihi protestatur
21- 5 Deducentibus nos... usque foras civitatem
-29 Viderant e. Trophim. Ephesium in civitate
-30 Commotaque est civitas tota
-39 Non ignotæ civitatis municeps
22- 3 Nutritus autem in ista civitate
24-13 Neque in civitate ; neque probare possunt
25-23 Cum tribunis et viris principalibus civitatis
26-11 Persequebar usque in exteras civitates
27- 8 Boniportus, cui juxta erat civitas Thalassa
Rom. 16-23 Salutat vos Erastus arcarius civitatis
2 *Cor.* 11-26 Periculis in civitate, periculis in solitudine
-32 Custodiebat civitatem Damascenorum ut me comprehenderet
Tit. 1- 5 Ut... et constituas per civitates presbyteros
Hebr. 11-10 Fundamenta habentem civitatem
-16 Paravit enim illis civitatem
12-22 Ad Sion montem et civitatem Dei viventis
13-14 Non enim habemus hic manentem civitatem
Jacob. 4-13 Hodie aut crastino ibimus in illam civitatem
2 *Petr.* 2- 6 Civitates Sodomorum... in cinerem redigens
Judæ. - 7 Sicut Sodoma... et finitimæ civitates
Apoc. 3-12 Scribam super eum.. nomen civitatis Dei mei
11- 2 Et civitatem sanctam calcabunt
- 8 Jacebunt in plateis civitatis magnæ
-13 Et decima pars civitatis cecidit
14-20 Et calcatus est lacus extra civitatem
16-19 Et facta est civitas magna in tres partes
Et civitates gentium ceciderunt
17-18 Et mulier, quam vidisti, est civitas magna
18-10 Væ, væ civitas illa magna Babylon
-16 Dicentes : Væ, væ civitas illa magna Babyl.
-18 Quæ similis civitati huic magnæ ?
-19 Lugentes, dicentes : Væ, væ civitas illa
-21 Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa
20- 8 Et circuierunt... civitatem dilectam
21- 2 Et ego Joannes vidi sanctam civitatem
-10 Ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem
-14 Et murus civitatis habens fundamenta duod.
-15 Ut metiretur civitatem, et portas ejus
-16 Et civitas in quadro posita est
Et mensus est civitatem de arundine aurea
-18 Ipsa vero civitas aurum mundum
-19 Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata
-21 Et platea civitatis aurum mundum
-23 Et civitas non eget sole, neque luna
22-14 Ut... et per portas intrent in civitatem
-19 De Libro vitæ, et de civitate sancta

CLADES.

2 *Mac.* 14-14 Miserias et clades Judæorum
-40 Se cladem Judæis maximam illaturum

CLAM.

Gen. 31-26 Ut clam me abigeres filias m. quasi captiv.
47-18 Nec clam te est, quod absque corporibus
Deut. 13- 6 Clam dicens : Eamus, et serviamus diis
27-24 Maledictus qui clam percusserit proximum
28-57 Comedent enim eos clam propter rerum omnium penuriam
Judic. 9-31 Et misit clam ad Abimelech nuntios
1 *Reg.* 18-22 Loquimini ad David clam me, dicentes
19- 2 Et manebis clam, et absconderis
23- 9 Quia præpararet ei Saül clam malum
26- 5 Et surrexit David clam, et venit ad locum

4 Reg. 11- 3 Eratque cum ea sex annis clam in domo
Jerem. 38-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
Dan. 11-21 Et veniet clam, et obtinebit regnum
Matth. 2- 7 Tunc Herodes, clam vocatis Magis

CLAMITO.

Prov. 1-21 In capite turbarum clamitat, in foribus
8- 1 Numquid non sapientia clamitat
- 4 O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios
Jerem. 20- 8 Vociferans iniquitatem, et vastitatem clamito

CLAMO.

Gen. 4-10 Vox sanguinis fratris tui clamat ad me
22-11 Ecce Angelus Domini de cœlo clamavit
39-18 Cumque audisset me clamare, reliquit
41-43 Clamante præcone, ut omnes coram eo genuflecterent
-55 Clamavit populus ad Pharaonem
Exod. 8-12 Et clamavit Moyses ad Dominum
14-10 Timuerunt... clamaveruntque ad Dominum
-15 Dixitque Dominus ad Moysen : Quid clamas ad me ?
15-25 At ille clamavit ad Dominum
17- 4 Clamavit autem Moyses ad Dominum
22-27 Si clamaverit ad me, exaudiam eum
32- 5 Aaron... et præconis voce clamavit, dicens
Levit. 13-45 Contaminatum ac sordidum se clamabit
Num. 11- 2 Cumque clamasset populus ad Moysen
12-13 Clamavitque Moyses ad Dominum, dicens
14-10 Cumque clamaret omnis multitudo
20- 6 Clamaveruntq. ad Dom. atque dixerunt
-16 Et quomodo clamaverimus ad Dominum
Deut. 15- 9 Ne clamet contra te ad Dominum
22-24 Puella, quia non clamavit, cum esset in civitate
-27 Clamavit et nullus affuit qui liberaret eam
24-15 Ne clamet contra te ad Dominum
26- 7 Et clamavimus ad Dominum Deum patrum
Josue. 3- 3 Clamare cœperunt : Quando videritis arcam
6-10 Præceperat autem Josuë populo dicens : Non clamabitis, donec... dicam vobis : Clamate, et vociferamini
24- 7 Clamaverunt autem ad Dominum filii Israël
Judic. 3- 9 Et clamaverunt ad Dominum
-15 Et postea clamaverunt ad Dominum
4- 3 Clamaveruntque filii Israël ad Dominum
6- 7 Et clamavit ad Dom. postulans auxilium
7-20 Clamaveruntque :Gladius Dom. et Gedeonis
-24 Clamavitque omnis Ephraïm
9- 7 Elevataque voce clamavit et dixit
-28 Clamante Gaal filio Obed : Quis est Abimel.
10-10 Et clamantes ad Dominum, dixerunt
-12 Oppresserunt vos, et clamastis ad me
15-18 Sitiensque valde, clamavit ad Dominum
16- 9 Clamavitque ad eum, Philisthiim sup. te
-12 Rursum Dalila vinxit eum et clamavit
18-23 Et post tergum clamare cœperunt
Quid tibi vis? cur clamas ?
19-22 Clamantes ad domin. domus...Educ virum
1 Reg. 7- 8 Ne cesses pro nobis clamare ad Dominum
- 9 Clamavit Samuël ad Dominum pro Israël
8-18 Et clamabitis in die illa a facie regis vestri
10-24 Et clamavit omnis populus et ait: Vivat rex
12- 8 Et clamaverunt patres vestri ad Dominum
-10 Postea autem clamaverunt ad Dominum
-18 Et clamavit Samuël ad Dominum
13- 4 Clamavit ergo populus post Saül in Galgala
15-11 Clamavit ad Dominum tota nocte
17- 8 Clamabat adversum phalangas Israël
20-37 Clamavit Jonathas post tergum pueri
-38 Clamavitque iterum Jonathas post tergum
24- 9 David... clamavit post tergum Saül
26-14 Clamavit David ad populum et ad Abner
Quis es tu qui clamas et inquietas regem ?
2 Reg. 13-19 Ibat ingrediens, et clamans
18-28 Clamans autem Achimaas, dixit ad regem :
19- 4 Et clamabat voce magna : Fili mi Absalom,
22- 7 Ad Deum meum clamabo
-42 Clamabunt, et non erit qui salvet
3 Reg. 17-11 Clamavit post tergum ejus, dicens
-20 Et clamavit ad Dominum, et dixit
-21 Et clamavit ad Dominum, et ait.
18-27 Illudebat... dicens : Clamate voce majore
-28 Clamabant ergo voce magna
20-39 Clamavit ad regem et ait
4 Reg. 2-12 Eliseus a. videbat et clamabat : Pater mi
4- 1 Mulier a...clamabat ad Eliseum, dicens
-40 Clamaverunt, dicentes : Mors in olla
8- 5 Clamans ad regem pro domo sua
11-14 Clamavitque : Conjuratio, conjuratio
2 Par. 13-14 Judas... et clamavit ad Dominum
-15 Et ecce illis clamantibus, perterruit Deus
18-31 Clamavit ad Dominum et auxiliatus est ei
20- 9 Clamabimus ad te in tribulationibus nostris

2Esdr. 9- 4 Clamaverunt voce magna ad Dominum
-27 Clamaverunt ad te, et tu de cœlo audisti
-28 Conversique sunt, et clamaverunt ad te
Tobiæ. 6- 3 Expavescens Tobias clamavit voce magna
Judith. 4- 8 Clamavit omnis populus ad Dominum
-10 Et clamaverunt ad Dominum Deum Israël
5-10 Clamaverunt ad Dominum suum et percussit
7-18 Una voce clamaverunt ad Deum
9- 1 Judith... clamabat ad Dominum, dicens
10- 1 Cum cessasset clamare ad Dominum
Esth. 4- 1 In platea mediæ civit. voce magna clamabat
6- 9 Et per plateam civitatis incedens, clamet
-11 Aman... præcedebat atque clamabat
10- 9 Gens a. mea... quæ clamavit ad Dominum.
11-10 Clamaveruntque ad Deum
13-18 Omnis quoque Israël pari mente et obsecratione clamavit ad Dominum
Job. 19- 7 Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet :
24-12 Et anima vulneratorum clamavit
30-20 Clamo ad te, et non exaudis me
-28 Sine furore consurgens in turba clamabam,
31-38 Si adversum me terra mea clamat
35- 9 Clamabunt, et ejulabunt propter vim
-12 Ibi clamabunt, et non exaudiet
36-13 Neque clamabunt, cum vincti fuerint
38-41 Quando pulli ejus clamant ad Deum
Psal. 3- 5 Voce mea ad Dominum clamavi
4- 4 Exaudiet me cum clamavero ad eum
16- 6 Ego clamavi, quoniam exaudisti me
17- 7 Et ad Deum meum clamavi
-42 Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret
21- 3 Deus meus, clamabo per diem
- 6 Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt
-25 Cum clamarem ad eum, exaudivit me
26- 7 Qua clamavi ad te : Miserere mei
27- 1 Ad te, Domine, clamabo, Deus meus
29- 3 Domine Deus meus clamavi ad te
- 9 Ad te, Domine, clamabo
30-23 Ideo exaudistis... dum clamarem ad te
31- 3 Dum clamarem tota die
33- 7 Iste pauper clamavit et Dominus exaudivit
-18 Clamaverunt justi, et Dom. exaudivit eos
54-17 Ego autem ad Deum clamavi
56- 3 Clamabo ad Deum altissimum
60- 3 A finibus terræ ad te clamavi
64-14 Clamabunt, etenim hymnum dicent
65-17 Ad ipsum ore meo clamavi et exaltavi
68- 4 Laboravi clamans, raucæ factæ sunt fauces
76- 2 Voce mea ad Dominum clamavi
85- 3 Quoniam ad te clamavi tota die
- 7 In die tribulationis meæ clamavi ad te
87- 2 In die clamavi, et nocte coram te
-10 Clamavi ad te, Domine, tota die
-14 Ego ad te, Domine, clamavi
90-15 Clamabit ad me, et ego exaudiam eum
106- 6 Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur
-13 Clamaverunt ad Dominum, cum tribular.
-19 Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur
-28 Clamaverunt ad Dominum... et de necessitatibus eorum eduxit eos
113-15 Non clamabunt in gutture suo
118-145 Clamavi in toto corde meo, exaudi me
-146 Clamavi ad té, salvum me fac
-147 Præveni in maturitate, et clamavi
119- 1 Ad Dominum, cum tribularer, clamavi
129- 1 De profundis clamavi ad te, Domine
140- 1 Domine, clamavi ad te, exaudi me
Intende voci meæ, cum clamavero ad te
141- 2 Voce mea ad Dominum clamavi
- 6 Clamavi ad te, Domine, dixi : Tu es spes
Prov. 21-13 Et ipse clamabit et non exaudietur
Isai. 6- 3 Et clamabant alter ad alterum, et dicebant
- 4 Et commota sunt superliminaria cardinum a voce clamantis
14-31 Ulula, porta; clama, civitas
15- 4 Clamabit Hesebon, et Eleale
- 5 Cor meum ad Moab clamabit
19-20 Clamabunt enim ad Dominum
21- 8 Et clamavit leo : Super speculam Domini ego sum
-11 Onus Duma ad me clamat ex Seïr
26-17 Dolens clamat in doloribus suis
30- 7 Ideo clamavi sup. hoc : superbia tantum est
33- 7 Ecce videntes clamabunt foris
34-14 Et pilosus clamabit alter ad alterum
36-13 Et clamavit voce magna judaïce
38-14 Sicut pullus hirundinis sic clamabo
40- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Do.
- 6 Vox dicentis : Clama
Et dixi ? Quid clamabo ?
42- 2 Non clamabit, neque accipiet personam
-11 De vertice montium clamabunt
-13 Vociferabitur et clamabit

Isai. 46- 7 Cum clamaverint ad eum, non audiet
57-13 Cum clamaveris, liberent te congregati
58- 1 Clama,.. quasi tuba exalta vocem
- 9 Clamabis, et dicet : Ecce adsum
65-14 Et vos clamabitis præ dolore cordis
-24 Antequam clament, ego exaudiam
Jerem. 2- 2 Vade et clama in auribus Jerusalem
3-12 Clama sermones istos contra Aquilonem
4- 5 Clamate fortiter et dicite : Congregamini
11-11 Clamabunt ad me, et non exaudiam eos
-12 Et clamabunt ad deos, quibus libant
12- 6 Et clamaverunt post te plena voce
22-20 Ascende Libanum, et clama : et in Bazan da vocem tuam et clama ad transeuntes
25-34 Ululate pastores, et clamate
30-15 Quid clamas super contritione tua ?
31- 6 Quia erit dies in qua clamabunt custodes
33- 3 Clama ad me, et exaudiam te
47- 2 Clamabunt homines, et ululabunt omnes habitatores terræ
48-20 Ululate, et clamate, annuntiate in Arnon
-31 Et ad Moab universam clamabo
49- 3 Clamate, filii Rabbath
50-15 Clamate adversus eam, ubique dedit manum
Thren. 2-18 Clamavit cor eorum ad Dominum
3- 8 Sed et cum clamavero et rogavero, exclusit orationem meam
4-15 Clamaverunt eis : Recedite, abite
Baruc. 3- 1 Et spiritus anxius clamat ad te
4-20 Clamabo ad Altissimum in diebus meis
-21 Clamate ad Dominum, et eripiet vos
6-31 Rugiunt a. clamantes contra deos suos
Ezech. 8-18 Cum clamaverint... non exaudiam eos
9- 1 Clamavit in auribus meis voce magna
- 8 Clamans aio : Heu, heu, heu, Domine
11-13 Cecidi in faciem meam clamans
21-12 Clama, et ulula, fili hominis
27-30 Et ejulabunt... et clamabunt amare
Dan. 3- 4 Et præco clamabat valenter
4-11 Clamavit fortiter... Succidite arborem
8-16 Et clamavit, et ait : Gabriel
14-36 Clamavit Habacuc, dicens : Daniel
Osee. 7- 7 Non est qui clamet in eis ad me
-14 Et non clamaverunt ad me in corde suo
Joel. 1-14 Et clamate ad Dominum
-19 Ad te, Domine, clamabo
3- 9 Clamate hoc in Gentibus, sanctificate bellum
Jonæ. 1- 5 Et clamaverunt viri ad Deum suum
-14 Et clamaverunt ad Dominum et dixerunt
2- 3 Clamavi de tribulatione mea ad Dominum
De ventre inferi clamavi et exaudisti vocem
3- 4 Clamavit, et dixit : Adhuc quadraginta dies
- 7 Et clamavit, et dixit in Ninive ex ore regis
- 8 Et clament ad Dominum in fortitudine
Mich. 3- 4 Clamabunt ad Dominum et non exaudiet eos
6- 9 Vox Domini ad civitatem clamat
Habac. 1- 2 Usquequo, Domine, clamabo
2-11 Quia lapis de pariete clamabit
Zach. 1- 4 Ad quos clamabant Prophetæ priores
-14 Clama dicens : Hæc dicit Dominus
-17 Adhuc clama, dicens : Hæc dicit Dominus
7-13 Sic clamabunt, et non exaudiam
1 Mac. 3-50 Et clamaverunt voce magna in cœlum
4-10 Et nunc clamemus in cœlum
-40 Et clamaverunt in cœlum
5-33 Et clamaverunt in oratione
9-12 Et clamabant tubis
-46 Nunc ergo clamate in cœlum
11-49 Et clamaverunt ad regem cum precibus
13-45 Et clamaverunt voce magna, postulantes
-50 Et clamaverunt ad Simonem ut dextras acciperent
2 Mac. 8- 3 Vocem sanguinis ad se clamantis audiret
Matth. 3- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini
8-29 Et ecce clamaverunt, dicentes
9-27 Secuti sunt eum duo cæci clamantes
11-16 Similis est pueris sedentibus in foro, qui clamantes coæqualibus
12-19 Non contendet, neque clamabit
14-26 Et præ timore clamaverunt
-30 Cum cœpisset mergi clamavit, dicens : Domine salvum me fac
15-22 Clamavit dicens ei : Miserere mei, Domine
-23 Dimitte eam quia clamat post nos
20-30 Et clamaverunt dicentes : Domine, miserere
-31 At illi magis clamabant dicentes
21- 9 Clamabant dicentes : Hosanna filio David
-15 Videntes... et pueros clamantes in templo
27-46 Clamavit Jesus voce magna dicens
-50 Iterum clamans voce magna, emisit spiritum
Marc. 1- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini

Marc. 3-11 Procidebant ei, et clamabant dicentes
5- 5 Erat clamans, et concidens se lapidibus
- 7 Et clamans voce magna dixit : Quid mihi et tibi
10-47 Cœpit clamare, et dicere : Jesu, fili David
-48 At ille multo magis clamabat : Fili David, miserere mei
11- 9 Et qui sequebantur clamabant, dicentes : Hosanna
15-13 At illi iterum clamaverunt : Crucifige eum
-14 At illi magis clamabant : Crucifige eum
-39 Videns... quia sic clamans expirasset, ait
Luc. 3- 4 Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini
4-41 Exibant a. dæmonia a multis clamantia
8- 8 Hæc dicens clamabat : Qui habet aures audiendi, audiat
-54 Tenens manum ejus clamavit, dicens : Puella, surge
9-38 Ecce vir de turba clamavit dicens
-39 Spiritus apprehendit eum et subito clamat
16-24 Et ipse clamans dixit : Pater Abraham, miserere mei
18- 7 Non faciet vindictam...clamantium ad se die ac nocte
-38 Et clamavit, dicens : Jesu fili David, miserere mei
-39 Multo magis clamabat : Fili David miserere
19-40 Quia si hi tacuerint, lapides clamabunt
23-46 Et clamans voce magna, Jesus ait
Joan. 1-15 Et clamat, dicens : Hic erat quem dixi
-23 Ego vox clamantis in deserto : Dirigite viam Domini
7-28 Clamabat ergo Jesus in templo docens
-37 Et clamabat dicens : Si quis sitit... bibat
11-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
12-13 Et clamabant : Hosanna, benedictus qui venit
-44 Jesus a. clamavit, et dixit : Qui credit in me
18-40 Clamaverunt ergo rursum omnes dicentes
19- 6 Clamabant, dicentes : Crucifige, crucifige eum
-12 Judæi autem clamabant, dicentes
-15 Illi a. clamabant : Tolle, tolle, crucifige eum
Act. 7-59 Positis autem genibus clamavit voce magna
8- 7 Multi enim..clamantes voce magna, exibant.
14-13 Exilierunt in turbas clamantes
16-17 Hæc subsecuta Paulum et nos, clamabat
-28 Clamavit autem Paulus voce magna, dicens
17- 6 Trahebant.. ad principes civitatis clamantes
19-32 Alii autem aliud clamabant
-34 Quasi per horas duas clamantium
21-27 Et injecerunt ei manus, clamantes
-34 Alii autem aliud clamabant in turba
-36 Sequebatur e. multitudo pop. clamans : Tolle
24-21 Solummodo voce qua clamavi inter eos stans
Rom. 8-15 Accepistis Spiritum... in quo clamamus : Abba pater
9-27 Isaïas autem clamat pro Israël
Galat. 4- 6 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra clamantem : Abba pater
-27 Erumpe, et clama, quæ non parturis
Jacob. 5- 4 Merces... quæ fraudata est a vobis, clamat :
Apoc. 6-10 Et clamabant voce magna, dicentes
7- 2 Et clamavit voce magna quatuor Angelis
-10 Et clamabant voce magna dicentes
10- 3 Et clamavit voce magna quemadmodum cum leo rugit. Et cum clamasset, locuta sunt septem tonitrua
12- 2 Clamabat parturiens, et cruciabatur
14-15 Et alius Angelus... clamans voce magna ad sedentem super nubem
-18 Clamavit voce magna ad eum... dicens
18-18 Clamaverunt, videntes locum incendii
-19 Clamaverunt flentes, et lugentes
19-17 Clamavit voce magna, dicens omnibus avibus

CLAMOR.

Gen. 18-20 Clamor Sodomorum, et Gomorrhæ multiplicatus est
-21 Videbo utrum clamorem qui venit ad me
19-13 Eo quod increverit clamor eorum coram Domino
27-34 Irrugiit clamore magno et consternatus a t
Exod. 2-23 Ascenditque clamor eorum ad Deum
3- 7 Et clamorem ejus audivi propter duritiam
- 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me
11- 6 Eritque clamor magnus in universa terra
12-30 Ortus est clamor magnus in Ægypto
22-23 Et ego audiam clamorem eorum
32-18 Non est clamor adhortantium ad pugnam
Num. 16-34 Israël... fugit ad clamorem pereuntium
20- 6 Domine Deus, audi clamorem hujus populi
1 Reg. 4- 5 Vociferatus est omnis Israël clamore grandi
- 6 Audierunt Philisthiim vocem clamoris
1 Reg. 4- 6 Quænam est hæc vox clamoris magni
-14 Audivit Heli sonitum clamoris, dixitque
9-16 Venit enim clamor eorum ad me
2 Reg. 22- 7 Clamor meus veniet ad aures ejus
3 Reg. 1-40 Insonuit terra a clamore eorum.
-41 Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis?
2 Par. 32-18 Insuper et clamore magno... personabat
1 Esdr. 3-11 Populus vociferabatur clamore magno
-13 Nec poterat quispiam agnoscere vocem clamoris lætantium
Populus vociferabatur clamore magno
2 Esdr. 5- 1 Et factus est clamor populi et uxorum ejus
- 6 Iratus sum nimis cum audissem clamorem
9- 9 Clamoremque eorum audisti super mare Rubrum
Judith. 7-22 Et cum fatigati his clamoribus... siluissent
14-18 Et factus est clamor incomparabilis
Esth. 9-31 Observanda susceperunt a se, et a semine suo, jejunia et clamores
11- 7 Ad quorum clamorem cunctæ concitatæ sunt nationes
Job. 16-19 Neque inveniat in te locum latendi clamor meus
27- 9 Numquid Deus audiet clamorem ejus
30- 5 Cum singula reperissent ad ea cum clamore currebant
34-28 Ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni
39- 7 Clamorem exactoris non audit
Psal. 5- 2 Percipe, Domine, intellige clamorem meum
9-13 Non est oblitus clamorem pauperum
17- 7 Et clamor meus in conspectu ejus, introivit in aures ejus
101- 2 Et clamor meus ad te veniat
143-14 Non est ruina.. neq. clamor in plateis eorum
Prov. 21-13 Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit
Eccle. 9-17 Plus quam clamor principis inter stultos
Isai. 5- 7 Expectavi ut faceret... justitiam, et ecce clamor
15- 5 Oronaïm clamorem contritionis levabunt
- 8 Quoniam circuivit clamor terminum Moab
Et usque ad puteum Elim clamor ejus
22- 2 Clamoris plena, urbs frequens, civitas exultans
24-11 Clamor erit super vino in plateis
30-19 Ad vocem clamoris tui, statim ut audierit
58- 4 Ut audiatur in excelso clamor vester
65-19 Et non audietur in ea ultra vox fletus, et vox clamoris
Jerem. 4-19 Audivit anima mea, clamorem prælii
8-19 Ecce vox clamoris filiæ populi mei
14- 2 Et clamor Jerusalem ascendit
18-22 Audiatur clamor de domibus eorum
20-16 Audiat clamorem mane et ululatum in tempore meridiano
25-36 Vox clamoris pastorum et ululatus optimatum gregis
48- 3 Vox clamoris de Oronaïm vastitas et contritio
- 4 Annuntiate clamorem parvulis ejus
-34 De clamore Hesebon usque Eleale et Jasa dederunt vocem suam
49-21 Clamor in mari Rubro auditus est vocis ejus.
50-46 Clamor inter gentes auditus est
51-54 Vox clamoris de Babylone, et contritio
Thren. 3-56 Ne avertas aurem tuam a singultu meo, et clamoribus
Ezech. 27-28 A sonitu clamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur classes
Dan. 13-26 Cum ergo audissent clamorem famuli domus
Soph. 1-10 Et erit... vox clamoris a porta Piscium
1 Mac. 5-31 Clamor belli ascendit ad cœlum sicut tuba, Clamor magnus de civitate
2 Mac. 12-37 Et cum hymnis clamorem extollens
15-29 Facto itaque clamore, et perturbatione excitata
Matth. 25- 6 Media autem nocte clamor factus est
Act. 23- 9 Factus est autem clamor magnus
Ephes. 4-31 Omnis.. ira et indignatio, et clamor tollatur
Hebr. 5- 7 Cum clamore valido, et lacrymis offerens
Jacob. 5- 4 Clamor eorum in aures Domini Sabbaoth introibit
Apoc. 21- 4 Neque clamor, neque dolor erit ultra

CLAMOSA.

Prov. 9-13 Mulier stulta, et clamosa, plenaq. illecebris

CLANGO.

Exod. 19-13 Cum cœperit clangere buccina
Levit. 23-24 Erit vobis sabbatum memoriale clangentibus tubis
25- 9 Et clanges buccina mense septimo
Num. 10- 4 Si semel clangueris, venient ad te principes
- 8 Filii aut. Aaron, sacerdotes clangent tubis
Num. 10- 9 Clangetis ululantibus tubis
31- 6 Et tubas ad clangendum tradidit ei
Josue. 6- 4 Et sacerdotes clangent buccinis
- 8 Cumque... et septem sacerdotes septem buccinis clangerent
-13 Præcedebantque arcam Domini, ambulantes atque clangentes
-16 Cumque... clangerent buccinis sacerdotes
-20 Populo vociferante, et clangentibus tubis
Judic. 6-34 Qui clangens buccina convocavit domum
7-18 Vos quoq. per castrorum circuitum clangite
-19 Cœperunt buccinis clangere, et complodere
1 Par. 15-24 Sacerdotes clangebant tubis coram arca Dei
2 Par. 13-12 Et sacerdotes ejus, qui clangunt tubis
23-13 Populum terræ gaudentem atque clangentem tubis
29-27 Cœperunt laudes canere Domino et clangere tubis
2 Esdr. 4-18 Et clangebant buccina juxta me
Judith. 15- 3 Descenderuntque clangentes tubis
Isai. 27-13 In die illa clangetur in tuba magna
Jerem. 6- 1 Et in Thecua clangite buccina
51-27 Clangite buccina in gentibus
Osee. 5- 8 Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama
Amos. 3- 6 Si clanget tuba in civitate

CLANGOR.

Exod. 19-16 Clangorque buccinæ vehementius perstrepebat
Num. 10- 5 Si autem prolixior atque concisus clangor increpuerit
- 7 Simplex tubarum clangor erit
23-21 Et clangor victoriæ regis in illo
29- 1 Quia dies clangoris est, et tubarum
2 Reg. 6-15 Ducebant arcam testamenti Domini in jubilo, et in clangore buccinæ
15-10 Statim ut audieritis clangorem buccinæ
2 Par. 15-14 Et in clangore tubæ et in sonitu buccinarum
2 Esdr. 4-20 In loco quocumque audieritis clangorem tubæ
Job. 39-24 Nec reputat tubæ sonare clangorem
Isai. 18- 3 Videbitis et clangorem tubæ audietis
Jerem. 42-14 Et clangorem tubæ non audiemus
Amos. 2- 2 Morietur in sonitu Moab, in clangore tubæ
Soph. 1-16 Dies tubæ, et clangoris super civitates munitas

CLARE, IUS.

Gen. 48-10 Et clare videre non poterat
1 Reg. 14-19 Crescebatque paulatim et clarius resonabat
2 Esdr. 12-41 Et clare cecinerunt cantores, et Jezraïa
Job. 31-26 Si vidi... lunam incedentem clare
Marc. 8-25 Restitutus est ita ut clare videret omnia

CLAREO.

2 Cor. 3-10 Nam nec glorificatum est, quod claruit in hac parte

CLARIFICO.

Joan. 12-23 Venit hora, ut clarificetur Filius hominis
-28 Pater, clarifica nomen tuum
Et clarificavi et iterum clarificabo
13-31 Nunc clarificatus est Filius hominis
Et Deus clarificatus est in eo
-32 Si Deus clarificatus est in eo
Et Deus clarificabit eum in semetipso
Et continuo clarificabit eum
15- 8 In hoc clarificatus est Pater meus
16-14 Ille me clarificabit, quia de meo accipiet
17- 1 Pater, venit hora, clarifica Filium tuum
Ut Filius tuus clarificet te
- 4 Ego te clarificavi super terram
- 5 Nunc clarifica me, tu Pater, apud temetipsum
-10 Tua mea sunt, et clarificatus sum in eis
21-19 Significans qua morte clarificaturus esset Deum
Act. 4-21 Quia omnes clarificabant id, quod factum fuerat
Galat. 1-24 Et in me clarificabant Deum
2 Thes. 1-12 Ut clarificetur nomen Domini nostri
3- 1 Ut sermo Dei currat, et clarificetur
Hebr. 5- 5 Sic et Christus non semetipsum clarificavit

CLARITAS.

Tobiæ. 13-20 Si fuerint reliquiæ... ad videndam claritatem Jerusalem
Sap. 4- 1 Quam pulchra est casta generatio cum claritate !
7-25 Emanatio quædam est claritatis Omnipotentis
8-10 Habebo propter hanc claritatem ad turbas
10-14 Et dedit illi claritatem æternam
1 Mac. 2-12 Et claritas nostra desolata est
15-32 Et vidit gloriam Simonis et claritatem in auro et argento

Luc. 2- 9 Et claritas Dei circumfulsit illos
Joan. 5-41 Claritatem ab hominibus non accipio
17- 5 Clarifica me, tu Pater, apud temetipsum, claritate, quam habui prius
-22 Et ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis
-24 Ut videant claritatem meam
Act. 22-11 Cum non viderem præ claritate luminis illius
1 Cor. 15-41 Alia claritas solis
Alia claritas lunæ
Et alia claritas stellarum
Stella enim a stella differt in claritate
2 Cor. 3-18 Transformamur a claritate in claritatem
4- 6 Ad illuminationem scientiæ claritatis Dei
Philip. 3-21 Qui reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis suæ
Colos. 1-11 In omni virtute confortati secundum potentiam claritatis ejus
Apoc. 7-12 Benedictio, et claritas, et sapientia
21-11 (*Ostendit civitatem*) habentem claritatem Dei
-23 Nam claritas Dei illuminavit eam

CLARUS.

Levit. 13-28 Sin autem in loco suo candor steterit, non satis clarus
2 Reg. 3-35 Clara adhuc die, juravit David, dicens
3 Reg. 3-21 Quem diligentius intuens clara luce
Sap. 6-13 Clara est, et quæ nunquam marcescit sapientia
Isai. 18- 4 Sicut meridiana lux clara est
1 Mac. 2-17 Princeps, et clarissimus et magnus es in hac civitate

CLASSIS.

Deut. 28-68 Reducet te Dominus classibus in Ægyptum
3 Reg. 9 -26 Classem quoque fecit rex Salomon in Asiongaber
-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos
10-11 Sed et classis Hiram, quæ portabat aurum de Ophir
-22 Quia classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos ibat
22-49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari
2 Par. 20-36 Feceruntque classem in Asiongaber
Ezech. 27-28 A sonitu clamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur classes
Dan. 11-40 Veniet... et in equitibus et in classe magna

CLAUDIA.

Mulier est Romana quæ audiens sanctum Paulum Evangelizantem, ad fidem Christi conversa est. Putant quidam eam esse uxorem Pudentis, viri inter Romanos clarissimi, senatorii ordinis : alii eam esse uxorem Pilati, quæ non nominatur in Evangelio. In Epistola secunda beati Pauli ad Timotheum, hunc salutant Eubulus, Pudens, Linus et Claudia.

2 Tim. 4-21 Salutant te Eubulus et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes.

CLAUDICO.

Gen. 32-31 Ipse vero claudicabat pede
3 Reg. 18-21 Ait : Usquequo claudicatis in duas partes?
Psal. 17-46 Inveterati sunt, et claudicaverunt a semitis suis
Mich. 4- 6 Dicit Dominus : Congregabo claudicantem
- 7 Et ponam claudicantem in reliquias
Soph. 3-19 Et salvabo claudicantem, et eam quæ ejecta fuerat
Hebr. 12-13 Ut non claudicans quis erret

CLAUDIUS I.

Imperator Romanus, sub quo orta est magna fames quam prædixerat propheta Agabus, et qui præceperat discedere omnes Judæos a Roma.

Act. 11-28 Famem magnam..quæ facta est sub Claudio
18- 2 Eo quod præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma

CLAUDIUS II.

Claudius Lysias, tribunus plebis et civis Romanus, qui, data epistola, sanctum Paulum misit ad Felicem quem constituerat Claudius imperator super Judæos et tum erat præses in urbe Cæsaræa.

Act. 23-26 Claudius Lysias optimo præsidi Felici, salutem

CLAUDO.

Gen. 8- 2 Et clausi sunt fontes abyssi
19 10 Introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium
29- 2 Et os ejus grandi lapide claudebatur
-10 Amovit lapidem quo puteus claudebatur
39-20 Carcerem, ubi vincti regis custodiebantur, et erat ibi clausus
Levit. 14-38 Et statim claudet illam septem diebus
-46 Qui intraverit domum, quando clausa est
Num. 34- 6 A mari magno incipiet et ipso fine claudetur
-12 Et ad ultimum salsissimo claudentur mari.
Deut. 11-17 Iratusque Dominus claudat cœlum
32-36 Clausi quoque defecerunt, residuique consumpti sunt
Josue. 2- 5 Cumque porta clauderetur in tenebris
- 7 Illisque egressis, statim porta clausa est
6- 1 Jericho autem clausa erat, atque munita
10-18 Et ponite viros industrios qui clausos custodiant
17-10 Utramq. claudat mare et conjunguntur sibi
Judic. 3-23 Aod autem, clausis diligentissime ostiis cœnaculi
-24 Ingressi viderunt clausas fores cœnaculi
9-51 Principes civitatis, clausa firmissime janua
16-21 Et clausum in carcere molere fecerunt
2 Reg. 13-17 Ejice hanc a me foras et claude ostium post eam
-18 Clausitque fores post eam
20- 3 Sed erant clausæ usque in diem mortis suæ
3 Reg. 8-35 Si clausum fuerit cœlum, et non pluerit propter peccata eorum
14-10 Et clausum, et novissimum in Israël
21-21 Et clausum, et ultimum in Israël
4 Reg. 4- 4 Claude ostium tuum, cum intrinsecus fueris
- 5 Clausit ostium super se et super filios suos
-21 Super lectulum hominis Dei, et clausit ostium
-33 Clausit ostium super se et super puerum
6 32 Cum venerit nuntius, claudite ostium
9- 8 Et clausum, et novissimum in Israël
14-26 Quod consumpti essent usque ad clausos carcere
19-24 Et siccavi vestigiis pedum meorum omnes aquas clausas
25- 2 Et clausa est civitas, atque vallata
2 Par. 6-26 Si, clauso cœlo, pluvia non fluxerit
7-13 Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit
11-11 Cumque clausisset eas muris, posuit in eis principes
28-24 Clausit januas templi Dei
29- 7 Clauserunt ostia, quæ erant in porticu
2 Esdr. 6-10 Et claudamus portas ædis, quia venturi sunt
7- 3 Clausæ portæ sunt et oppilatæ
13-19 Clauserunt januas, et præcepi ut non aperirent
Tobiæ. 14-15 Et ipse clausit oculos eorum
Judith. 8- 5 In quo cum puellis suis clausa morabatur
Esth. 13-17 Et ne claudas ora te canentium
14- 9 Et claudere ora laudantium te
Job. 9- 7 Et stellas claudit quasi sub signaculo
Eccle. 12- 4 Et claudent ostia in platea
Eccli. 30-18 Bona absconsita in ore clauso
42- 7 Ubi manus multæ sunt, claude
Isai. 6-10 Aures ejus aggrava, et oculos ejus claude
22-22 Et aperiet, et non erit qui claudat
Et claudet, et non erit qui aperiat
24-10 Clausa est omnis domus, nullo introeunte
-22 Et claudentur ibi in carcere
26-20 Intra in cubicula tua, claude ostia tua super te
29-10 Claudet oculos vestros, prophetas et principes
33-15 Claudit oculos suos ne videat malum
45- 1 Et aperiam coram eo januas, et portæ non claudentur
60-11 Die ac nocte non claudentur
61- 1 Prædicarem captivis indulgentiam et clausis apertionem
Jerem. 13-19 Civitates Austri clausæ sunt
20- 9 Quasi ignis exæstuans, claususque in ossibus
32- 2 Propheta erat clausus in atrio carceris
- 3 Clauserat enim eum Sedecias rex Juda
33- 1 Cum adhuc clausus esset in atrio carceris
36- 5 Ego clausus sum, nec valeo ingredi domum Domini
39-15 Cum clausus esset in vestibulo carceris
Ezech. 41-16 Et fenestræ clausæ super ostia
44- 1 Quæ respiciebat ad Orientem; et erat clausa
- 2 Porta hæc clausa erit; non aperietur
Ingressus est per eam, eritque clausa
46- 1 Erit clausa sex diebus, in quibus opus fit
- 2 Porta aut. non claudetur usq. ad vesperam
-12 Claudeturque porta postquam exierit
Dan. 12- 4 Tu autem, Daniel, claude sermones
- 9 Quia clausi sunt signatique sermones
13-17 Et ostia pomarii claudite, ut laver
-18 Clauseruntque ostia pomarii
-20 Ecce ostia pomarii clausa sunt
-36 Et clausit ostia pomarii
14-10 Et claude ostium, et signa annulo tuo
14-13 Et egressi clauserunt ostium
Malac. 1-10 Quis est in vobis qui claudat ostia
1 Mac. 12-48 Clauserunt portas civitatis Ptolemenses
2 Mac. 1-15 Ingressus esset intra ambitum fani; clauserunt templum
Matth. 6- 6 Clauso ostio, ora patrem tuum in abscondito
13-15 Audierunt, et oculos suos clauserunt
23-13 Quia clauditis regnum cœlorum
25-10 Intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua
Luc. 4-25 Quando clausum est cœlum annis tribus
11- 7 Jam ostium clausum est et pueri mei mecum sunt
13-25 Et clauserit ostium, incipietis foris stare
Joan. 20-19 Et fores essent clausæ, ubi erant Discipuli
-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio
Act. 5-23 Carcerem quidem invenimus clausum
21-30 Et statim clausæ sunt januæ
1 Joan. 3-17 Et clauserit viscera sua ab eo
Apoc. 3- 7 Qui aperit et nemo claudit
Claudit et nemo aperit
- 8 Ostium apertum quod nemo potest claudere
11- 6 Hi habent potestatem claudendi cœlum
20- 3 Et misit eum in abyssum et clausit
21-25 Portæ ejus non claudentur per diem

CLAUDUS.

Levit. 21-18 Si cæcus fuerit, si claudus
Deut. 15-21 Vel claudum fuerit, vel cæcum...
2 Reg. 4- 4 Cecidit, et claudus effectus est
5- 6 Nisi abstuleris cæcos et claudos
- 8 Cæcus et claudus non intrabunt in templum.
9-13 Et erat claudus utroque pede
19-26 Claudus enim sum servus tuus
Job. 29-15 Oculus fui cæco, et pes claudo
Prov. 26- 6 Claudus pedibus, et iniquitatem bibens
- 7 Pulchras frustra habet claudus tibias
Isai. 33-23 Claudi diripient rapinam
35- 6 Tunc saliet sicut servus claudus
Jerem. 31- 8 Inter quos erunt cæcus et claudus
Malac. 1- 8 Si offeratis claudum, et languidum
-13 Intulistis de rapinis claudum, et languidum
Matth. 11- 5 Claudi ambulant, leprosi mundantur
15-30 Habentes sec... claudos, debiles et alios
-31 Cæcos videntes, claudos ambulantes
18- 8 Ad vitam ingredi debilem vel claudum
21-14 Accesserunt ad eum cæci et claudi
Marc. 9-44 Bonum est tibi claudum introire in vitam
Luc. 7-22 Quia cæci vident, claudi ambulant
14-13 Voca pauperes, debiles, claudos, et cæcos :
-21 Pauperes ac debiles, cæcos, et claudos introduc huc
Joan. 5- 3 Jacebat multitudo... cæcorum, claudorum, aridorum
Act. 3- 2 Et quidam vir qui erat claudus
8- 8 Multi autem paralytici et claudi curati sunt.
14- 7 Claudus ex utero matris suæ

CLAUSTRUM.

Mich. 7- 5 Custodi claustra oris tui.

CLAUSURA.

Baruc. 6-17 Ita tutantur sacerdotes ostia clausuris

CLAVIS.

Judic. 3-25 Tulerunt clavem, et aperientes invenerunt dominum
Isai. 22-22 Dabo clavem domus David super humerum
Matth. 16-19 Et tibi dabo claves regni cœlorum
Luc. 11-52 Quia tulistis clavem scientiæ
Apoc. 1-18 Habeo claves mortis et inferni
3- 7 Qui habet clavem David, qui aperit
9- 1 Data est ei clavis putei abyssi
20- 1 Et vidi Angelum.. habentem clavem abyssi

CLAVUS.

Num. 33-55 Erunt vobis quasi clavi in oculis
Judic. 4-21 Tulit itaq. Jahel uxor Haber, clavum tabern.
Posuit supra tempus capitis ejus clavum
-22 Et clavum infixum in tempore ejus
5-26 Sinistram manum misit ad clavum
16-13 Et clavum his circumligatum terræ fixeris,
-14 Extraxit clavum cum crinibus et licio
3 Reg. 6-21 Et affixit laminas clavis aureis
1 Par. 22- 3 Ferrum quoque plurimum ad clavos januarum
2 Par. 3- 9 Sed et clavos fecit aureos
Ita ut singuli clavi siclos quinquagenos appenderent
Eccle. 12-11 Et quasi clavi in altum defixi
Isai. 33-20 Nec auferentur clavi ejus in sempiternum
41- 7 Confortavit eum clavis ut non moveretur.
54- 2 Et clavos tuos consolida
Jerem. 10- 4 Clavis et malleis compegit ut non dissolvatur
Joan. 20-25 Nisi videro in manibus ej. fixuram clavorum

Joan. 20-25 Et mittam digitum meum in locum clavorum

CLAVUS *nauticus.*

Prov. 23-34 Et quasi sopitus gubernator, amisso clavo

CLEMENS.

Anno Christi 91. Hic est Clemens Romanus, discipulus sanctorum Petri et Pauli, qui Petro post Linum et Cletum in pontificatu successit. Est ergo quartus summorum pontificum. Cum in exilium missus esset, in mare præcipitatus est cum lapide circa collum. Ecclesia latina ejusfestivitatem celebrat die novembris vigesima tertia.

Philip. 4- 3 Cum Clemente, et cæteris adjutoribus meis

CLEMENS. *Adject.*

Exod. 33-19 Clemens ero in quem mihi placuerit
34- 6 Domine Deus misericors, et clemens
Ruth. 2- 2 Ubicumque clementis in me patrisfamilias reperero gratiam
3 *Reg.* 20-31 Audivimus quod reges domus Israël clementes sint
2 *Par.* 10- 7 Lenieris eos verbis clementibus
30- 9 Clemens est Dominus Deus
2 *Esdr.* 9-17 Deus propitius, clemens et misericors
-31 Deus miserationum et clemens es tu
Jonæ. 4- 2 Deus clemens, et misericors

CLEMENTER.

Gen. 43-27 At ille, clementer resalutatis eis
45- 4 Ad quos ille clementer : Accedite

CLEMENTIA.

Josue. 11-20 Non mererentur ullam clementiam
Judic. 5-11 Et clementia in fortes Israël
Esth. 4-11 Ad eum tetenderit pro signo clementiæ
8- 4 Sceptrum aureum protendit manu, quo signum clementiæ monstrabatur
13- 2 Sed clementia et lenitate gubernare subject.
Prov. 11-19 Clementia præparat vitam
16-15 Et clementia ejus quasi imber serotinus
20-28 Roboratur clementia thronus ejus
31-26 Et lex clementiæ in lingua ejus
Act. 24- 4 Breviter audias nos pro tua clementia

CLEOPATRA.

Filia Ptolemæi Philometoris regis Ægypti quam dedit uxorem Alexandro Bale; et fecit nuptias ejus Ptolemaidæ, sicut reges, in magna gloria, id est, in conviviis, ludis, certaminibus etc., etc. Postea vero abstulit illam Ptolemæus et dedit eam Demetrio et alienavit se ab Alexandro.

Esth. 11- 1 Regnantibus Ptolemæo et Cleopatra
1 *Mac.* 10-57 Exivit... ipse et Cleopatra filia ejus
-58 Et dedit ei Cleopatram filiam

CLEOPHAS.

Discipulus Jesu Christi, cujus erat consobrinus secundum carnem. Frater enim erat sancti Joseph sponsi beatæ Mariæ Virginis. Quatuor filios duasque habuit filias de uxore sua Maria, quæ et ipsa erat vel soror beatæ Mariæ Virginis, vel sancti Joseph. Primus filiorum ejus nomen habuit Joseph : secundus fuit Jacobus qui dicitur Alphæi; tertius Judas Thaddæus; quartus Simon. Filia prima vocata est Maria ut ipsius mater; secunda Salome quæ fuit uxor Zebedæi. Cleophas et alter Discipulus, cujus nomen ignoratur, ibant in castellum nomine Emmaüs, et ipsi loquebantur ad invicem de omnibus quæ acciderant in Christi passione. Et Jesus appropinquans ibat cum illis et eum non agnoverunt; in fractione autem panis aperti sunt oculi eorum et cognoverunt eum et ipse evanuit ex oculis eorum.

Luc. 24-18 Unus, cui nomen Cleophas, dixit ei
Joan. 19-25 Maria Cleophæ, et Maria Magdalena

CLERUS.

Psal. 67-14 Si dormiatis inter medios cleros
1 *Petr.* 5- 3 Neque ut dominantes in cleris

CLIBANUS.

Gen. 15-17 Apparuit clibanus fumans et lampas ignis
Levit. 2- 4 Cum a. obtul. sacrificium coctum in clibano
7- 9 Sacrificium similæ quod coquitur in clibano
11-35 Sive clibani sive chytropodes, destruentur
26-26 Decem mulieres in uno clibano coquant panes
Psal. 20-10 Pones eos ut clibanum ignis in tempore
Thren. 5-10 Pellis nostra, quasi clibanus exusta est a facie
Osee. 7- 4 Quasi clibanus succensus a coquente
- 6 Quia applicuerunt quasi clibanum cor suum
- 7 Omnes calefacti sunt quasi clibanus
Matth. 6-30 Quod hodie est, et cras in clibanum mittitur
Luc. 12-28 Et cras in clibanum mittitur

CLIVUS.

1 *Reg.* 9-11 Cumque ascenderent clivum civitatis
2 *Reg.* 15-30 David ascendebat clivum olivarum
2 *Par.* 20-16 Ascensuri enim sunt per clivum nomine Sis

CLUSOR.

4 *Reg.* 24-14 Transtulit... omnem artificem et clusorem
-16 Et artifices et clusores mille

CLYPEUS.

Josue. 8-18 Leva clypeum qui in manu tua est
-19 Cumque elevasset clypeum ex adverso
-26 Tenens clypeum donec interficerentur
Judic. 5- 8 Clypeus, et hasta si apparuerint
1 *Reg.* 17- 6 Et clypeus æreus tegebat humeros ejus
-45 Venis ad me cum gladio, et hasta, et clypeo
2 *Reg.* 1-21 Quia ibi abjectus est clypeus fortium
Clypeus Saül, quasi non esset unctus oleo.
22-36 Dedisti mihi clypeum salutis
4 *Reg.* 19-32 Nec occupabit eam clypeus
1 *Par.* 12- 8 Pugnatores optimi tenentes clypeum, et hastam
-24 Filii Juda portantes clypeum et hastam
-34 Et cum eis instructi clypeo et hasta
2 *Par.* 12- 9 Clypeos aureos quos fecerat Salomon
17-17 Et cum eo tenentium arcum et clypeum ducenta millia
23- 9 Lanceas clypeosque et peltas regis David
25- 5 Et tenerent hastam et clypeum
26-14 Præparavit... exercitui clypeos et hastas
32- 5 Fecit universi generis armaturam et clypeos
Judith. 4-13 Et in clypeis suis, et in curribus suis
Job. 39-23 Sonabit pharetra, vibrabit hasta et clypeus.
Prov. 30- 5 Clypeus est sperantibus in se
Cant. 4- 4 Mille clypei pendent ex ea
Isai. 21- 5 Surgite principes, arripite clypeum
22- 6 Et parietem nudavit clypeus
37-33 Et non occupabit eam clypeus
Jerem. 46- 3 Præparate scutum et clypeum
Ezech. 23-24 Lorica et clypeo et galea armabuntur
26- 8 Et elevabit contra te clypeum
27-10 Clypeum et galeam suspenderunt in te
38- 4 Hastam et clypeum arripientium et gladium
39- 9 Et comburent arma, clypeum, et hastas
Nahum. 2- 3 Clypeus fortium ejus ignitus
1 *Mac.* 6-39 Et ut refulsit sol in clypeos aureos
14-24 Misit Simon Numenium Romam, habentem clypeum aureum magnum
15-18 Attulerunt autem et clypeum aureum
-20 Visum a. est nobis accipere ab eis clypeum
2 *Mac.* 15-11 Armavit, non clypei et hastæ munitione

COA.

Quænam sit hæc regio, non constat. Abulens insulam in Græcia esse putavit, ex qua navibus veherentur ad Salomonem. Probabile est regionem fuisse non multum ab Ægypto aut Syria dissitam.

3 *Reg.* 10-28 Et educebantur equi Salomoni de Ægypto et de Coa
Negotiatores enim regis emebant de Coa
2 *Par.* 1-16 Adducebantur.. ei equi de Ægypto et de Coa

COACERVO.

Num. 16-19 Et coacervassent adversum eos omnem multitudinem
Job. 22-25 Et argentum coacervabitur tibi
Prov. 28- 8 Qui coacervat divitias usuris et fœnore
Eccle. 2- 8 Coacervavi mihi argentum et aurum
Ezech. 38- 7 Multitud. tuam, quæ coacervata est ad te
Habac. 2- 5 Et coacervabit ad se omnes populos
Zach. 9- 3 Et coacervabit argentum quasi humum
2 *Tim.* 4- 3 Sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros

COACTE.

1 *Petr.* 5- 2 Providentes non coacte, sed spontanee

COADUNO.

Joel. 2-16 Coadunate senes, congregate parvulos

COÆDIFICOR.

Ephes. 2-22 Et vos coædificamini in habitaculum Dei

COÆQUALIS.

Eccli. 6-11 Amicus... erit tibi quasi coæqualis
Matth. 11-16 Similis est pueris... qui clamantes coæqualibus
2 *Petr.* 1- 1 Qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem

COÆQUO.

Gen. 41-49 Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenæ maris coæquaretur
Judic. 7-13 Subvertit et terræ funditus coæquavit
2 *Reg.* 8- 2 Et mensus est eos funiculo coæquans terræ
22-34 Coæquans pedes meos cervis
3 *Reg.* 11-27 Et coæquavit voraginem civitatis David
Eccli. 27-27 Multa odivi, et non coæquavi ei
36-14 Et Israël, quem coæquasti primogenito tuo.

COÆTANEI.

Galat. 1-14 Et proficiebam... supra multos coætaneos meos

COÆVI.

Dan. 1-10 Præ cæteris adolescentibus coævis vestris

COAGITATA.

Luc. 6-38 Mensuram bonam.., et coagitatam, et supereffluentem, dabunt

COAGULO.

Job. 10-10 Et sicut caseum me coagulasti
Psal. 67-16 Mons coagulatus, mons pinguis
-17 Ut quid suspicamini montes coagulatos?
118-70 Coagulatum est sicut lac cor eorum
Sap. 7- 2 Decem mensium tempore coagulatus sum in sanguine

COAMBULANTES.

Sap. 19-20 Animalium non vexaverunt carnes coambulantium

COANGUSTO.

2 *Par.* 33-12 Qui postquam coangustatus est, oravit
Isai. 28-20 Coangustatum est enim stratum
Luc. 19-43 Et circumdabunt te, et coangustabunt te undique

COAPTANDAS.

Exod. 36-32 Ad alterius lateris coaptandas tabulas

COARCTO.

Exod. 14- 3 Coarctati sunt in terra, conclusit eos
1 *Reg.* 28-15 Et ait Saül : Coarctor nimis
2 *Reg.* 24-14 Dixit a. David ad Gad : Coarctor nimis
Job. 11-10 Si subverterit om. vel in unum coarctaverit
32-18 Et coarctat me spiritus uteri mei
Psal. 34- 5 Et Angelus Domini coarctans eos
Joel. 2- 8 Unusquisque fratrem suum non coarctabit
Luc. 12-50 Et quomodo coarctor usq. dum perficiatur?
Philip. 1-23 Coarctor autem e duobus

COCCINEUS.

Num. 4- 8 Extendentque desuper pallium coccineum
Josue. 2-18 Signum fuerit funiculus iste coccineus
-21 Appendit funiculum coccineum in fenestra
7-21 Vidi enim inter spolia pallium coccineum
Cant. 4- 3 Sicut vitta coccinea labia tua
Nahum. 2- 3 Viri exercitus in coccineis
Matth. 27-28 Chlamydem coccineam circumdederunt ei
Hebr. 9-19 Cum aqua, et lana coccinea, et hyssopo
Apoc. 17- 3 Vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam

COCCINUM.

Gen. 38-27 In qua obstetrix ligavit coccinum, dicens
-30 Frater ejus in cujus manu erat coccinum
2 *Reg.* 1-24 Qui vestiebat vos coccino in deliciis
2 *Par.* 2- 7 Qui noverit operari in auro... coccino, et hyacintho
-14 Qui novit operari in auro... et coccino
Isai. 1-18 Si fuerint peccata vestra ut coccinum
Jerem. 4-30 Cum vestieris te coccino, cum ornata fueris
Apoc. 17- 4 Mulier erat circumdata purpura et coccino

COCCUS.

Exod. 25- 4 Coccumque bis tinctum et byssum
26- 1 Et hyacintho, ac purpura, coccoque bis tincto
-31 Velum de hyacintho... coccoque bis tincto
-36 Tentorium... de hyacintho... coccoque bis tincto
27-16 Fiet tentorium... ex hyacintho et purpura, coccoque bis tincto
28- 5 Accipientq. aurum... coccumq. bis tinctum
- 6 Superhumerale de auro... et purpura, coccoque bis tincto
-15 Ex auro... et purpura, coccoque bis tincto
-33 Ex hyacintho, et purpura, et cocco bis tincto
35- 6 Coccumque bis tinctum, et byssum
-23 Si quis habebat hyacinthum... coccumque bis tinctum
-35 De hyacintho ac purpura, coccoq. bis tincto
36- 8 De bysso retorta... coccoque bis tincto
39- 2 De auro... coccoque bis tincto
- 8 Purpura, coccoque bis tincto, et bysso
Levit. 14- 6 Alium autem.. et cocco et hyssopo, tinget
-51 Tollet lignum cedrinum... et coccum

Num. 19- 6 Coccumq. bis tinctum... mittet in flammam
2 Par. 3-14 Velum ex hyacintho... cocco et bysso
Eccli. 45-13 Torto cocco opus artificis
Apoc. 18-12 Et byssi, et purpuræ, et serici, et cocci
-16 Quæ amicta erat bysso, et purpura, et cocco

COCHLEA.

3 Reg. 6- 8 Et per cochleam ascendebant in medium
Ezech. 41- 7 Ascendens sursum per cochleam

COCTIO.

Gen. 25-30 Ait : Da mihi de coctione hac rufa
4 Reg. 4-40 Cumque gustassent de coctione, clamarunt
Ezech. 24- 5 Efferbuit coctio ejus, et discocta sunt ossa

COCUS.

1 Reg. 9-23 Dixitque Samuël coco : Da partem
-24 Levavit autem cocus armum

COCYTUS.

Inferni sinus, lacrymis repletus impiorum.

Job. 21-33 Dulcis fuit glareis Cocyti

CODEX.

Eccli. 50-29 Scripsit in codice isto Jesus filius Sirach

COELECTA.

1 Petr. 5-13 Ecclesia quæ est in Babylone coëlecta

COELESTIS.

Psal. 67-15 Dum discernit Cœlestis reges super eam
Dan. 4-23 Postq. cognoveris potestatem esse cœlestem
2 Mac. 9- 4 Cœlesti eum judicio perurgente
Matth. 5-48 Sicut et Pater vester cœlestis perfectus est
6-14 Dimittet et vob. Pater vester cœlestis delicta
-15 Nec Pater vester cœlestis dimittet... peccata
-26 Et Pater vester cœlestis pascit illa
15-13 Quam non plantavit Pater meus cœlestis
18-35 Sic et Pater meus cœlestis fáciet vobis
Luc. 2-13 Cum Angelo multitudo militiæ cœlestis
Joan. 3-12 Si dixero vobis cœlestia, credetis?
Act. 26-19 Non fui incredulus cœlesti visioni
1 Cor. 15-40 Et corpora cœlestia, et corpora terrestria
Sed alia quidem cœlestium gloria
-47 Secundus homo de cœlo, cœlestis
-48 Et qualis cœlestis, tales et cœlestes
-49 Portemus et imaginem cœlestis
Ephes. 1- 3 Qui benedixit nos..in cœlestibus in Christo
-20 Constituens ad dexteram suam in cœlestibus
2- 6 Consedere fecit in cœlestibus in Christo Jesu
3-10 Ut innotescat... potestatibus in cœlestibus
6-12 Contra spiritualia nequitiæ, in cœlestibus
Philip. 2-10 Omne genu flectatur cœlestium, terrestrium
2 Tim. 2-10 Quæ est in Christo Jesu, cum gloria cœlesti
4-18 Et salvum faciet in regnum suum cœleste
Hebr. 3- 1 Fratres sancti, vocationis cœlestis participes
6- 4 Gustaverunt etiam donum cœleste
8- 5 Qui..., et umbræ deserviunt cœlestium
9-23 Necesse est ergo exemplaria quidem cœlestium his mundari : ipsa autem cœlestia melioribus hostiis quam istis
11-16 Meliorem (*patriam*) appetunt, id est, cœlestem
12-22 Sed accessistis ad Sion montem... Jerusalem cœlestem

COELESYRIA.

Hæc est pars Syriæ quæ Septentrionem Palæstinæ spectabat, inter Libani montes et Antilibani.

1 Mac. 10-69 Apollonium ducem qui præerat Cœlesyriæ
2 Mac. 3- 5 Qui eo tempore erat dux Cœlesyriæ et Phœnicis
- 8 Quasi per Cœlesyriam et Phœnicen... peragraturus
4- 4 Utpote ducem Cœlesyriæ et Phœnicis
8- 8 Ad Ptolemæum ducem Cœlesyriæ... scripsit

COELUM.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
- 8 Vocavitque Deus firmamentum cœlum
- 9 Congregentur aquæ quæ sub cœlo sunt
-14 Fiant luminaria in firmamento cœli
-15 Ut luceant in firmamento cœli
-17 Et posuit eas in firmamento cœli
-20 Volatile super terram sub firmamento cœli.
-26 Et volatilibus cœli et bestiis terræ
-28 Et volatilibus cœli et universis animantibus
-30 Animantibus terræ, omnique volucri cœli
2- 1 Igitur perfecti sunt cœli et terra
- 4 Fecit Dominus Deus cœlum, et terram.
Istæ sunt generationes cœli et terræ
-19 Formatis... et universis volatilibus cœli
-20 Appellavitque... universa volatilia cœli
6- 7 A reptili usque ad volucres cœli
Gen. 6-17 In qua spiritus vitæ est subter cœlum
7- 3 Sed et de volatilibus cœli septena et septena
-11 Et cataractæ cœli apertæ sunt
-19 Montes excelsi sub universo cœlo
-23 Delevit... tam reptile quam volucres cœli
8- 2 Et prohibitæ sunt pluviæ de cœlo
Clausi sunt fontes abyssi, et cataractæ cœli
9- 2 Et super omnes volucres cœli
-14 Cumque obduxero nubibus cœlum, apparebit arcus meus in nubibus
-16 Erit arcus meus in nubibus cœli
11- 4 Turrim cujus culmen pertingat ad cœlum
14-19 Deo excelso, qui creavit cœlum et terram
-22 Deum excelsum possessorem cœli et terræ
15- 5 Suspice cœlum, et numera stellas
19-24 Pluit... sulphur et ignem a Domino de cœlo
21-17 Vocavitque Angelus Dei Agar de cœlo
22-11 Ecce Angelus Domini de cœlo clamavit
-15 Vocavit autem Angelus Domini Abraham secundo de cœlo
17 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli
24- 3 Ut adjurem te per Dom. Deum cœli et terræ
- 7 Dominus Deus cœli qui tulit me de domo
26- 4 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli,
27-28 Det tibi Deus de rore cœli
-39 In pinguedine terræ et in rore cœli desuper
28-12 Et cacumen illius tangens cœlum
-17 Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli
49-25 Benedicet tibi benedictionibus cœli desuper
Exod. 9- 8 Et spargat illum Moyses in cœlum
-10 Sparsit illum Moyses in cœlum
-22 Extende manum tuam in cœlum
-23 Extenditque Moyses virgam in cœlum
10-21 Extende manum tuam in cœlum, et sint tenebræ
16- 4 Ecce ego pluam vobis panes de cœlo
17-14 Delebo enim memoriam Amalech sub cœlo.
20- 4 Omnem similitudinem quæ est in cœlo desuper
-11 Sex e. diebus fecit Dominus cœlum et terram
-22 Vidistis quod de cœlo locutus sim vobis
24-10 Et quasi cœlum, cum serenum est
31-17 Sex e. diebus fecit Dominus cœlum et terram
32-13 Multiplicabo semen vestrum sicut stellas cœli
Levit. 26-19 Daboque vobis cœlum desuper sicut ferrum
Deut. 1-10 Et estis hodie sicut stellæ cœli, plurimi
-28 Urbes magnæ et ad cœlum usque munitæ
2-25 In populos qui habitant sub omni cœlo
3-24 Neque enim est alius Deus vel in cœlo, vel in terra
4-11 Et accessistis ad radices montis qui ardebat usque ad cœlum
-17 Vel avium sub cœlo volantium
-19 Ne forte, elevatis oculis ad cœlum, videas solem et lunam et omnia astra cœli
In ministerium cunctis gentibus quæ sub cœlo sunt
-26 Testes invoco hodie cœlum et terram
-32 A summo cœlo, usque ad summum ejus
-36 De cœlo te fecit audire vocem suam
-39 Quod Dominus ipse sit Deus in cœlo sursum
5- 8 Nec similitudinem omnium, quæ in cœlo sunt desuper
7-24 Et disperdes nomina eorum sub cœlo
9- 1 Civitates ingentes et ad cœlum usq. muratas
-14 Et deleam nomen ejus de sub cœlo
10-14 En Domini Dei tui cœlum est, et cœlum cœli
-22 Multiplicavit te Dominus... sicut astra cœli
11-11 Et campestris, de cœlo expectans pluvias
-17 Iratusque Dominus claudat cœlum
-21 Ut daret eis quandiu cœlum imminet terræ
17- 3 Et adorent eos,... et omnem militiam cœli
25-19 Delebis nomen ejus sub cœlo
26-15 Respice.. et de excelso cœlorum habitaculo
28-12 Aperiet Dominus thesaurum suum optimum, cœlum
-23 Sit cœlum, quod supra te est, æneum
-24 Et de cœlo descendat super te cinis
-26 Sitque cadaver tuum in escam cunctis volatilibus cœli
-62 Qui prius eratis sicut astra cœli
29-20 Et deleat Dominus nomen ejus sub cœlo
30- 4 Si ad cardines cœli fueris dissipatus
-12 Nec in cœlo situm, ut possis dicere
Quis nostrum valet ad cœlum ascendere
-19 Testes invoco hodie cœlum et terram
31-28 Et invocabo contra eos cœlum et terram
32- 1 Audite cœli, quæ loquor, audiat terra
-40 Levabo ad cœlum manum meam
33-13 De pomis cœli, et rore, atque abysso
-26 Ascensor cœli auxiliator tuus
-28 Frumenti et vini, cœlique caligabunt rore.
Josue. 2-11 Ipse est Deus in cœlo sursum
Josue. 8-20 Et videntes fumum urbis ad cœlum usque conscendere
10-11 Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo
-13 Stetit itaque sol in medio cœli
Judic. 5- 4 Cœlique ac nubes distillaverunt aquis
-20 De cœlo dimicatum est contra eos.
13-20 Cumq. ascenderet flamma altaris in cœlum,
1 Reg. 2-10 Et super ipsos in cœlis tonabit
5-12 Ascendebat ululatus uniuscujusque civitatis in cœlum
17-44 Et dabo carnes tuas volatilibus cœli
-46 Et dabo cadavera... volatilibus cœli
2 Reg. 18- 9 Et illo suspenso inter cœlum et terram
21-10 Donec stillaret aqua super eos de cœlo
22-10 Inclinavit cœlos, et descendit
-12 Cribrans aquas de nubibus cœlorum
-14 Tonabit de cœlo Dominus
3 Reg. 8-22 Expandit manus suas in cœlum
-23 Non est similis tui, Deus, in cœlo desuper
-27 Et cœli cœlorum te capere non possunt
-30 Et exaudies in loco habitaculi tui in cœlo
-32 Exaudies in cœlo, et facies, et judicabis servos tuos
-34 Exaudi in cœlo, et dimitte peccatum
-35 Si clausum fuerit cœlum, et non pluerit
-36 Exaudi eos in cœlo, et dimitte peccata
-39 Tu exaudies in cœlo, in loco habitationis tuæ
-43 Tu exaudies in cœlo, in firmamento
-45 Exaudies in cœlo orationes eorum
-49 Exaudies in cœlo, in firmamento solii tui
-54 Et manus expanderat in cœlum
14-11 Vorabunt eos aves cœli, quia Dominus locutus est
16- 4 Comedent eum volucres cœli
18-45 Ecce cœli contenebrati sunt, et nubes
22-19 Et omnem exercitum cœli assistentem ei
4 Reg. 1-10 Descendat ignis de cœlo et devoret te
Descendit itaque ignis de cœlo
-12 Descendat ignis de cœlo, et devoret te
Descendit ergo ignis de cœlo
-14 Ecce descendit ignis de cœlo
2- 1 Levare Dominus vellet Eliam per turbinem in cœlum
-11 Ascendit Elias per turbinem in cœlum
7- 2 Si Dominus fecerit etiam cataractas in cœlo
-19 Etiamsi Dominus fecerit cataractas in cœlo
14-27 Ut deleret nomen Israël de sub cœlo
17-16 Adoraverunt universam militiam cœli
19-15 Tu fecisti cœlum et terram
21- 3 Et adoravit omnem militiam cœli
- 5 Extruxit altaria universæ militiæ cœli
23- 4 Et universæ militiæ cœli
- 5 Et duodecim signis, et omni militiæ cœli
1 Par. 16-26 Dominus autem cœlos fecit
-31 Lætentur cœli, et exultet terra
21-16 Vidit Angelum Domini stantem inter cœlum, et terram
-26 Et exaudivit eum in igne de cœlo
27-23 Ut multiplicaret Israël quasi stellas cœli
29-11 Cuncta enim quæ in cœlo sunt et in terra
2 Par. 2- 6 Si cœlum, et cœli cœlorum capere eum nequeunt
-12 Deus Israël, qui fecit cœlum et terram
6-13 Et palmis in cœlum levatis
-14 Non est similis tui Deus in cœlo et in terra
-18 Si cœlum, et cœli cœlorum non te capiunt
-21 Exaudi de habitaculo tuo, id est, de cœlis
-23 Tu audies de cœlo et facies judicium servorum
-25 Tu exaudies de cœlo et propitiare peccato
-26 Si clauso cœlo pluvia non fluxerit
-27 Exaudi de cœlo, Domine, et dimitte peccata
-30 Tu exaudies de cœlo, de sublimi scilicet habitaculo
-33 Tu exaudies de cœlo firmissimo habitaculo
-35 Tu exaudies de cœlo preces eorum
-39 Tu exaudies de cœlo... preces eorum
7- 1 Ignis descendit de cœlo, et devoravit
-13 Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit
-14 Et ego exaudiam de cœlo
18-18 Et omnem exercitum cœli assistentem ei
20- 6 Tu es Deus in cœlo et dominaris cunctis
28- 9 Ut ad cœlum pertingeret vestra crudelitas
30-27 Pervenitque oratio in habitaculum sanctum cœli
32-20 Ac vociferati sunt usque in cœlum
33- 3 Et adoravit omnem militiam cœli
- 5 Ædificavit autem ea cuncto exercitui cœli
36-23 Regna terræ dedit mihi Dominus Deus cœli
1 Esdr. 1- 2 Regna terræ dedit mihi Dominus Deus cœli,
5-11 Non sumus servi Dei cœli et terræ
-12 Provocaverunt patres nostri Deum cœli
6- 9 Et hœdos in holocaustum Deo cœli
-10 Et offerant oblationes Deo cœli

1Esdr. 7-12 Scribæ legis Dei cœli doctissimo, salutem
-21 Scriba legis Dei cœli, absque mora detis
-23 Quod ad ritum Dei cœli pertinet tribuatur
9- 6 Et delicta nostra creverunt usque ad cœlum
2Esdr. 1- 4 Jejunabam et orabam ante faciem Dei cœli
- 5 Quæso,Domine, Deus cœli fortis
- 9 Etiamsi abducti fueritis ad extrema cœli
2- 4 Et oravi Deum cœli
-20 Deus cœli ipse nos juvat et nos servi ejus sumus
9- 6 Tu fecisti cœlum et cœlum cœlorum
Et exercitus cœli te adorat
-13 Et locutus es cum eis de cœlo
-15 Panem quoque de cœlo dedisti eis in fame
-23 Et multiplicasti filios eorum sicut stellas cœli
-27 Clamaverunt ad te et tu de cœlo audisti
-28 Tu autem de cœlo exaudisti et liberasti
Tobiæ. 5-12 Ait Tobias... Et lumen cœli non video
7-20 Dominus cœli det tibi gaudium pro tædio
8- 7 Benedicant te cœli et terra mareque
11- 8 Videbit pater tuus lumen cœli
12- 3 Te quoque videre fecit lumen cœli
- 6 Dixit eis occulte : Benedicite Deum cœli
Judith. 5- 9 Unum Deum cœli coluerunt
-12 Fugientibus his Deus cœli mare aperuit
-15 Per annos 40 annonam de cœlo consecuti sunt
-19 Dedit eis Deus cœli virtutem resistendi
6-13 Deus cœli defensor eorum est
-15 Dom. Deus cœli et terræ intuere superbiam
7-17 Contestamur hodie cœlum et terram
9-17 Deus cœlorum, creator aquarum
13-24 Benedictus Dominus qui creavit cœlum et terram
Esth. 13-10 Tu fecisti cœlum et terram et quidquid cœli ambitu continetur
Job. 1-16 Ignis Dei cecidit e cœlo
2-12 Sparserunt pulverem super caput suum in cœlum
9- 8 Qui extendit cœlos solus et graditur super fluctus
11- 8 Excelsior cœlo est, et quid facies ?
12- 7 Interroga..et volatilia cœli et indicabunt tibi
14-12 Donec atteratur cœlum, non evigilabit
15-15 Et cœli non sunt mundi in conspectu ejus
16-20 Ecce enim in cœlo testis meus
20- 6 Si ascenderit usque ad cœlum superbia ejus
-27 Revelabunt cœli iniquitatem ejus
22-12 Annon cogitas quod Deus excelsior cœlo sit
-14 Et circa cardines cœli perambulat
26-11 Columnæ cœli contremiscunt et pavent.
-13 Spiritus ejus ornavit cœlos
28-21 Volucres quoque cœli latet
-24 Et omnia, quæ sub cœlo sunt, respicit
35- 5 Suspice cœlum, et intuere et contemplare
-11 Et super volucres cœli erudit nos
37- 3 Subter omnes cœlos ipse considerat
-18 Tu forsitan cum eo fabricatus es cœlos
38-29 Et gelu de cœlo quis genuit?
-33 Numquid nosti ordinem cœli
-37 Quis enarrabit cœlorum rationem
Concentum cœli quis dormire faciet ?
41- 2 Omnia quæ sub cœlo sunt, mea sunt
Psal. 2- 4 Qui habitat in cœlis, irridebit eos
8- 2 Elevata est magnificentia tua super cœlos
- 4 Quoniam videbo cœlos tuos, opera digitor.
- 9 Volucres cœli, et pisces maris qui perambulant
L. 10- 5 Dominus in cœlo sedes ejus
13- 2 Dom. de cœlo prospexit super filios hom.
17-10 Inclinavit cœlos, et descendit
-14 Et intonuit de cœlo Dominus
18- 2 Cœli enarrant gloriam Dei
- 7 A summo cœlo egressio ejus
19- 7 Exaudiet illum de cœlo sancto suo
21-32 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus
32- 6 Verbo Domini cœli firmati sunt
-13 De cœlo respexit Dominus
35- 6 Domine, in cœlo misericordia tua
49- 4 Advocabit cœlum desursum
- 6 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus
-11 Cognovi omnia volatilia cœli
52- 3 Deus de cœlo prospexit super filios homin.
56- 4 Misit de cœlo, et liberavit me
- 6 Exaltare super cœlos Deus
-11 Magnificata est usque ad cœlos misericordia
-12 Exaltare super cœlos Deus
67- 9 Etenim cœli distillaverunt a facie Dei Sinaï
-34 Qui ascendit super cœlum cœli ad Orientem
68-35 Laudent illum cœli et terra, mare
72- 9 Posuerunt in cœlum os suum
-25 Quid enim mihi est in cœlo ?
75- 9 De cœlo auditum fecisti judicium
77-23 Et januas cœli aperuit
-24 Et panem cœli dedit eis
-26 Transtulit Austrum de cœlo

Psal. 78- 2 Posuerunt... escas volatilibus cœli
79-15 Convertere, respice de cœlo, et vide
84-12 Et justitia de cœlo prospexit
88- 3 Misericordia ædificabitur in cœlis
- 6 Confitebuntur cœli mirabilia tua
-12 Tui sunt cœli, et tua est terra
-30 Ponam... thronum ejus sicut dies cœli
-38 Et testis in cœlo fidelis
90- 1 In protectione Dei cœli commorabitur
95- 5 Dominus autem cœlos fecit
-11 Lætentur cœli, et exultet terra
96- 6 Annuntiaverunt cœli justitiam ejus
101-20 Dominus de cœlo in terram aspexit
-26 Et opera manuum tuarum sunt cœli
102-11 Quoniam secundum altitudinem cœli a terra
-19 Dominus in cœlo paravit sedem suam
103- 2 Extendens cœlum sicut pellem
-12 Super ea volucres cœli habitabunt
104-40 Et pane cœli saturavit eos
106-26 Ascendunt usque ad cœlos et descendunt usque ad abyssos
107- 5 Magna est super cœlos misericordia tua
- 6 Exaltare super cœlos Deus
112- 4 Super omnes gentes Dominus, et super cœlos gloria ejus
- 6 Humilia respicit in cœlo et in terra?
113- 3 Deus autem noster in cœlo
-15 A Domino qui fecit cœlum et terram
-16 Cœlum cœli Domino, terram autem dedit filiis hominum
118-89 Verbum tuum permanet in cœlo
120- 2 A Domino qui fecit cœlum et terram
122- 1 Ad te levavi oculos meos qui habitas in cœlis
123- 8 In nomine Domini qui fecit cœlum et terram
133- 3 Dominus ex Sion qui fecit cœlum et terram
134- 6 Dominus fecit in cœlo, in terra, in mari
135- 5 Qui fecit cœlos in intellectu
-26 Confitemini Deo cœli
138- 8 Si ascendero in cœlum, tu illic es:
143- 5 Domine, inclina cœlos tuos et descende
145- 6 Qui fecit cœlum et terram, mare, et omnia
146- 8 Qui operit cœlum nubibus
148- 1 Laudate Dominum de cœlis
- 4 Laudate eum cœli cœlorum
Et aquæ omnes quæ super cœlos sunt
-14 Confessio ejus super cœlum et terram
Prov. 3-19 Dominus... stabilivit cœlos prudentia
8-27 Quando præparabat cœlos, aderam
23- 5 Quasi aquilæ et volabunt in cœlum
25- 3 Cœlum sursum, et terra deorsum
30- 4 Quis ascendit in cœlum, atque descendit?
-19 Viam aquilæ in cœlo, viam colubri super petram
Eccle. 3- 1 Et suis spatiis transeunt universa sub cœlo
5- 1 Deus enim in cœlo, et tu super terram
10-20 Quia et aves cœli portabunt vocem tuam
Sap. 9-10 Mitte illam de cœlis sanctis tuis
-16 Quæ autem in cœlis sunt quis investigabit?
16-20 Paratum panem de cœlo præstitisti illis
18-15 Sermo tuus de cœlo a regalibus sedibus
-16 Usque ad cœlum attingebat stans in terra
Eccli. 1- 2 Altitudinem cœli... quis dimensus est ?
16-17 Ecce cœlum, et cœli cœlorum, abyssus
17-31 Virtutem altitudinis cœli ipse conspicit
24- 6 Ego feci in cœlis ut oriretur lumen
- 8 Gyrum cœli circuivi sola
35-19 A maxilla e. ascendunt usque ad cœlum
43- 1 Species cœli in visione gloriæ
- 9 In firmamento cœli resplendens gloriose
-10 Species cœli gloria stellarum
-13 Gyravit cœlum in circuitu gloriæ suæ
45-19 Factum est... semini ejus sicut dies cœli
46-20 Et intonuit de cœlo Dom. et in sonitu magno
48- 3 Verbo Domini continuit cœlum
Et dejecit de cœlo ignem ter
-22 Expandentes manus s. extulerunt ad cœlum
Isai. 1- 2 Audite, cœli, et auribus percipe, terra :
13- 5 Venientibus de terra procul, a summitate cœli
-10 Stellæ cœli, et splendor earum non expandent lumen
-13 Super hoc cœlum turbabo
14-12 Quomodo cecidisti de cœlo, Lucifer
-13 Dicebas in corde tuo:In cœlum conscendam
24-21 Visitabit Dominus super militiam cœli in excelso
34- 4 Et tabescet omnis militia cœlorum
Et complicabuntur sicut liber cœli
- 5 Quoniam inebriatus est in cœlo gladius meus
37-16 Deus..., tu fecisti cœlum et terram
40-12 Quis... cœlos ponderavit?
-22 Qui extendit velut nihilum cœlos
42- 5 Hæc dicit Dominus Deus creans cœlos
44-23 Laudate, cœli, quoniam misericordiam fecit Dominus

Isai. 44-24 Extendens cœlos solus, stabiliens terram
45- 8 Rorate cœli desuper et nubes pluant Justum
-12 Manus meæ tetenderunt cœlos
-18 Quia hæc dicit Dominus creans cœlos
47-13 Stent et salvent te augures cœli
48-13 Et dextera mea mensa est cœlos
49-13 Laudate, cœli, et exulta, terra
50- 3 Induam cœlos tenebris, et saccum ponam
51- 6 Levate in cœlum oculos vestros
Quia cœli sicut fumus liquescent
-13 Qui tetendit cœlos, et fundavit terram
-16 Ut plantes cœlos, et fundes terram
55- 9 Quia sicut exaltantur cœli a terra
-10 Et quomodo descendit imber, et nix de cœlo
63-15 Attende de cœlo, et vide de habitaculo sancto tuo
64- 1 Utinam dirumperes cœlos, et descenderes
65-17 Ecce enim ego creo cœlos novos
66- 1 Cœlum sedes mea, terra a. scabellum pedum
-22 Quia sicut cœli novi, et terra nova
Jerem. 2-12 Obstupescite cœli super hoc
4-23 Aspexi... et cœlos, et non erat lux in eis
-25 Omne volatile cœli recessit
-28 Lugebit terra, et mœrebunt cœli desuper
7-18 Ut faciant placentas reginæ cœli
-33 Erit morticinum... in cibos volucribus cœli,
8- 2 Expandent ea ad.... omnem militiam cœli,
- 7 Milvus in cœlo cognovit tempus suum
9-10 A volucre cœli usque ad pecora transmigraverunt
10- 2 A signis cœli nolite metuere quæ timent gentes
-11 Dii, qui cœlos et terr. non fecerunt, pereant
-12 Et prudentia sua extendit cœlos
-13 Dat multitudinem aquarum in cœlo
14-22 Aut cœli possunt dare imbres ?
15- 3 Volatilia cœli, et bestias terræ ad devorandum
16- 4 Erit cadaver eorum in escam volatilibus cœli
19- 7 Et dabo cadavera eorum escam volatilibus cœli, et bestiis terræ
-13 Sacrificaverunt omni militiæ cœli
23-24 Numquid non cœlum et terram ego impleo
31-37 Si mensurari potuerint cœli sursum
32-17 Ecce tu fecisti cœlum et terram
33-25 Et leges cœlo et terræ non posui
34-20 Erit morticinum eorum in escam volatilibus cœli
44-17 Ut sacrificemus reginæ cœli
-18 Quo cessavimus sacrificare reginæ cœli
-19 Quod si nos sacrificamus reginæ cœli
-25 Ut sacrificemus reginæ cœli
49-36 Inducam... ventos a quatuor plagis cœli
51- 9 Pervenit usque ad cœlos judicium ejus
-15 Et prudentia sua extendit cœlos
-16 Dante eo vocem multiplicantur aquæ in cœlo
-48 Laudabunt super Babylonem cœli et terra
-53 Si ascenderit Babylon in cœlum
Thren. 2- 1 Projecit de cœlo in terram inclytam Israël
3-41 Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum in cœlos
-50 Donec respiceret et videret Domin. de cœlis
4-19 Velociores fuerunt persecutores nostri aquilis cœli
Baruc. 1-11 Ut sint dies eorum sicut dies cœli
2- 2 Mala magna, quæ non sunt facta sub cœlo
3-17 Qui in avibus cœli ludunt
-29 Quis ascendit in cœlum, et accepit eam
5- 3 Ostendet splendorem suum in te omni qui sub cœlo est
6-53 Sicut corniculæ inter medium cœli et terræ
-66 Signa etiam in cœlo gentibus non ostendunt
Ezech. 1- 1 Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei
8- 3 Elevavit me spiritus inter terram et cœlum
29- 5 Et volatilibus cœli dedi te ad devorandum
31- 6 In ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia cœli
-13 In ruina ejus habitaver. omnia volatilia cœli
32- 4 Habitare faciam super te omnia volatilia cœli
- 7 Et operiam, cum extinctus fueris, cœlum
- 8 Luminaria cœli mœrere faciam super te
38-20 Pisces maris, volucres cœli, et bestiæ agri
Dan. 2-18 Ut quærerent misericordiam a facie Dei cœli
-19 Et benedixit Daniel Deum cœli
-28 Sed est Deus in cœlo revelans mysteria
-37 Deus cœli regnum et fortitudinem... dedit
-38 Volucres quoque cœli dedit in manu tua
-44 In diebus... suscitabit Deus cœli regnum
3-36 Quod multiplicares semen eorum sicut stellas cœli
-56 Benedictus es in firmamento cœli
-60 Benedicite aquæ omnes quæ super cœlos sunt Domino
-63 Benedicite stellæ cœli Domino

Dan. 3-80 Benedicite omnes volucres cœli Domino
4- 8 Et proceritas ejus contingens cœlum
- 9 In ramis ejus conversabantur volucres cœli
-10 Ecce vigil, et sanctus de cœlo descendit
-12 Germen radicum... et rore cœli tingatur
-17 Arbor... cujus altitudo pertingit ad cœlum
-18 In ramis ejus commorantes aves cœli
-19 Magnitudo tua..et pervenit usque ad cœlum
-20 Vidit rex... sanctum descendere de cœlo
Germen radicum... rore cœli conspergatur
-22 Ut bos comedes, et rore cœli infunderis
-28 Vox de cœlo ruit : Tibi dicitur Nabuchodonosor rex,
-30 Et rore cœli corpus ejus infectum est
-31 Ego Nab. oculos meos ad cœlum levavi
-32 Tam in virtutibus cœli quam in habitatoribus terræ
-34 Et magnifico et glorifico Regem cœli
5-23 Adversum Dominatorem cœli elevatus es
6-27 Faciens signa et mirabilia in cœlo et in terra
7- 2 Ecce quatuor venti cœli pugnabant in mari magno
-13 Et ecce cum nubibus cœli... veniebat
-27 Magnitudo regni quæ est subter om. cœlum
8- 8 Orta sunt quatuor cornua subter illud per quatuor ventos cœli
-10 Magnificatum est usque ad fortitudin. cœli
9-12 Malum,quale nunquam fuit sub omni cœlo
11- 4 Et dividetur in quatuor ventos cœli
12- 7 Cum elevasset dexteram et sinistram suam in cœlum
13- 9 Declinaverunt oculos suos ut non viderent cœlum
-35 Quæ flens suspexit ad cœlum
14- 4 Deum, qui creavit cœlum et terram
Osee. 2-18 Cum volucre cœli, et cum reptili terræ
-21 Exaudiam cœlos, et illi exaudient terram
4- 3 Infirmabitur... in bestia agri, et in volucre cœli
7-12 Quasi volucrem cœli detraham eos
Joel. 2-10 Contremuit terra, moti sunt cœli
-30 Dabo prodigia in cœlo et in terra
3-16 Et movebuntur cœli, et terra
Amos. 9- 2 Et si ascenderint usque in cœlum
- 6 Qui ædificat in cœlo ascensionem suam
Jonæ. 1- 9 Dominum Deum cœli ego timeo
Nahum. 3-16 Plures fecisti... quam stellæ sint cœli
Habac. 3- 3 Operuit cœlos gloria ejus
Soph. 1- 3 Congregans volatilia cœli, et pisces maris
- 5 Qui adorant super tecta militiam cœli
Aggæi. 1-10 Prohibiti sunt cœli ne darent rorem
2- 7 Et ego commovebo cœlum et terram
-22 Ego movebo cœlum pariter et terram
Zach. 2- 6 Quoniam in quatuor ventos cœli dispersi vos
5- 9 Levaverunt amphoram inter terram et cœlum
6- 5 Isti sunt quatuor venti cœli
8-12 Et cœli dabunt rorem suum
12- 1 Dicit Dominus extendens cœlum et fundans terram
Malac. 3-10 Si non aperuero vobis cataractas cœli
1 *Mac.* 2-37 Testes erunt super nos cœlum et terra
-58 Elias... receptus est in cœlum
3-18 Non est differentia in conspectu Dei cœli
-50 Et clamaverunt voce magna in cœlum
-60 Sicut autem fuerit voluntas in cœlo, sic fiat
4-10 Et nunc clamemus in cœlum
-24 Benedicebant Deum in cœlum, quoniam bonus est
-40 Clamaverunt in cœlum
-55 Benedixerunt in cœlum eum qui prosperavit eis
5-31 Clamor belli ascendit ad cœlum sicut tuba
9-46 Nunc ergo clamate in cœlum
12-15 Habuimus enim de cœlo auxilium
16- 3 Auxilium vero de cœlo vobiscum sit
2 *Mac.* 2-10 Et descendit ignis de cœlo
Et descendit ignis de cœlo
-18 Congregabit de sub cœlo in locum sanctum
-22 De illuminationibus quæ de cœlo factæ sunt
3-15 Et invocabant de cœlo eum
-20 Protendentes manus in cœlum deprecabantur
-39 Nam ipse qui habet in cœlis habitationem
7-11 E cœlo ista possideo
-28 Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram
8-20 Propter auxilium illis datum de cœlo
9-10 Qui paulo ante sidera cœli contingere se arbitrabatur
10-29 Apparuerunt adversariis de cœlo viri in equis
11-10 Ibant igitur prompti de cœlo habentes adjutorem
14-34 Sacerdotes a. protendentes manus in cœlum
15- 3 Interrogavit si est potens in cœlo

2 *Mac.* 15- 4 Est Dominus vivus ipse in cœlo potens
- 8 Haberent adjutoria sibi facta de cœlo
-21 Extendens manus in cœlum... invocavit
-23 Nunc dominator cœlorum, mitte Angelum
-34 Omnes igitur cœli benedixerunt Dominum
Matth. 3- 2 Appropinquavit enim regnum cœlorum
-16 Et ecce aperti sunt ei cœli
-17 Ecce vox de cœlis dicens :Hic est Filius meus
4-17 Appropinquavit enim regnum cœlorum
5-10 Quoniam ipsorum est regnum cœlorum
-12 Quoniam merces vestra copiosa est in cœlis
-16 Et glorificent Patrem vestrum qui in cœlis est
-18 Donec transeat cœlum et terra, iota unum
-19 Minimus vocabitur in regno cœlorum
Hic magnus vocabitur in regno cœlorum
-20 Non intrabitis in regnum cœlorum
-34 Jurare... neque per cœlum, quia thronus Dei est
-45 Ut sitis filii Patris vestri qui in cœlis est
6- 1 Mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cœlis est
- 9 Pater noster, qui es in cœlis
-10 Fiat voluntas tua sicut in cœlo et in terra
-20 Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo
-26 Respicite volatilia cœli
7-11 Pater vester qui in cœlis est dabit bona
-21 Non...Domine,intrabit in regnum cœlorum
Qui facit voluntatem Patris mei, qui in cœlis est... intrabit in regnum cœlorum
8-11 Cum Abraham et Isaac et Jacob in regno cœlorum
-20 Vulpes foveas habent et volucres cœli nidos
10- 7 Quia appropinquavit regnum cœlorum
-32 Coram Patre meo qui in cœlis est
-33 Coram Patre meo qui in cœlis est
11-11 Qui autem minor est in regno cœlorum
-12 Regnum cœlorum vim patitur
-23 Numquid usque in cœlum exaltaberis ?
-25 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
12-50 Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui in cœlis est
13- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt ea
-11 Vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum
-24 Simile factum regnum cœlorum homini,
-31 Simile est regnum cœlorum grano sinapis
-32 Fit arbor ita ut volucres cœli veniant
-33 Simile est regnum cœlorum fermento
-44 Simile est regnum cœlorum thesauro abscondito
-45 Simile est regnum cœlorum hom. negotiatori
-47 Simile est regnum cœlorum sagenæ missæ
-52 Omnis Scriba doctus in regno cœlorum
14-19 Aspiciens in cœlum,benedixit et fregit
16- 1 Rogaverunt eum ut signum de cœlo ostenderet
- 2 Serenum erit; rubicundum est enim cœlum
- 3 Hodie tempestas, rutilat enim triste cœlum
- 4 Faciem ergo cœli dijudicare nostis
-17 Sed Pater meus qui in cœlis est
-19 Et tibi dabo claves regni cœlorum
Erit ligatum et in cœlis
Erit solutum et in cœlis
18- 1 Quis, putas, major est in regno cœlorum?
- 3 Non intrabitis in regnum cœlorum
- 4 Hic est major in regno cœlorum
-10 Angeli eorum in cœlis semper vident faciem Patris mei, qui in cœlis est
-14 Ante Patrem vestrum qui in cœlis est
-18 Erunt ligata et in cœlo
Erunt soluta et in cœlo
-19 Fiet illis a Patre meo qui in cœlis est
-23 Assimilatum est regnum cœlorum homini regi
19-12 Qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum
-14 Talium est enim regnum cœlorum
-21 Et habebis thesaurum in cœlo
-23 Dives difficile intrabit in regnum cœlorum
-24 Quam divitem intrare in regnum cœlorum
20- 1 Simile est regnum cœlorum hom. patrifamilias
21-25 Unde erat, e cœlo, an ex hominibus?
22- 2 Simile factum est regnum cœlorum homini regi
30 Sed erunt sicut Angeli Dei in cœlo
23- 9 Unus est enim Pater vester qui in cœlis est
-13 Quia clauditis regnum cœlorum ante hom.
-22 Et qui jurat in cœlo, jurat in throno Dei
24-29 Et stellæ cadent de cœlo
Et Virtutes cœlorum commovebuntur
-30 Tunc parebit signum Filii hominis in cœlo
Filium hominis venientem in nubibus cœli
-31 A summis cœlorum usque ad terminos eorum
-35 Cœlum et terra transibunt

Matth. 24-36 Neque Angeli cœlorum, nisi solus Pater
25- 1 Simile erit regnum cœlorum decem virginibus
26-64 Videbitis... venientem in nubibus cœli
28- 2 Angelus enim Domini descendit de cœlo
-18 Data est mihi o. potestas in cœlo et in terra
Marc. 1-10 Ascendens de aqua, vidit cœlos apertos
-11 Et vox facta est de cœlis : Tu es Filius
4- 4 Et venerunt volucres cœli et comederunt
-32 Ita ut possint sub umbra ejus aves cœli habitare
6-41 Intuens in cœlum, benedixit et fregit panes
7-34 Suspiciens in cœlum, ingemuit, et ait illi :
8-11 Quærentes ab illo signum de cœlo
10-21 Et habebis thesaurum in cœlo
11-25 Et Pater vester qui in cœlis est dimittat
-26 Nec Pater vester qui in cœlis est dimittet
-30 Baptismus Joannis de cœlo erat
-31 Si dixerimus : De cœlo, dicet : Quare ergo
12-25 Sed sunt sicut Angeli in cœlis
13-25 Et stellæ cœli erunt decidentes
Virtutes, quæ in cœlis sunt, movebuntur
-27 A summo terræ usque ad summum cœli
-31 Cœlum et terra transibunt
-32 Neque Angeli in cœlo,neque Filius nisi Pater
14-62 Videbitis... venientem cum nubibus cœli
16-19 Assumptus est in cœlum, et sedet a dextris Dei.
Luc. 2-15 Ut discesserunt ab eis Angeli in cœlum
3-21 Jesu baptizato,et orante,apertum est cœlum
-22 Et vox de cœlo facta est : Tu es Filius meus
4-25 Clausum est cœlum annis tribus
6-23 Ecce enim merces vestra multa est in cœlo
8- 5 Et volucres cœli comederunt illud
9-16 Respexit in cœlum, et benedixit illis
-54 Ut ignis descendat de cœlo et consumat illos
-58 Vulpes foveas habent et volucres cœli nidos
10-15 Et tu,Capharnaüm usque ad cœlum exaltata
-18 Satanam, de cœlo cadentem sicut fulgur
-20 Nomina vestra scripta sunt in cœlis
-21 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
11-13 Pater vester de cœlo dabit Spiritum bonum
-16 Signum de cœlo quærebant ab eo
12-33 Thesaurum non deficientem in cœlis
-56 Faciem cœli et terræ nostis probare
13-19 Volucres cœli requieverunt in ramis ejus
15- 7 Quod ita gaudium erit in cœlo
-18 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
-21 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
16-17 Facilius est autem cœlum... præterire
17-24 Sicut fulgur coruscans de sub cœlo
In ea, quæ sub cœlo sunt, fulget
-29 Pluit ignem et sulphur de cœlo
18-13 Nolebat nec oculos ad cœlum levare
-22 Et habebis thesaurum in cœlo
19-38 Pax in cœlo, et gloria in excelsis
20- 4 Baptismus Joannis de cœlo erat
- 5 Si dixerimus : De cœlo, dicet : Quare ergo
21-11 Terroresque de cœlo et signa magna erunt
-26 Nam Virtutes cœlorum movebuntur
-33 Cœlum et terra transibunt
22-43 Apparuit autem illi Angelus de cœlo
24-51 Recessit ab eis et ferebatur in cœlum
Joan. 1-32 Vidi Spiritum descendentem quasi columbam de cœlo
-51 Amen dico vobis, videbitis cœlum apertum
3-13 Et nemo ascendit in cœlum
Nisi qui descendit de cœlo
Filius hominis qui est in cœlo
-27 Nisi fuerit ei datum de cœlo
-31 Qui de cœlo venit, super omnes est
6-31 Panem de cœlo dedit eis manducare
-32 Non Moyses dedit vobis panem de cœlo
Sed Pater meus dat vobis panem de cœlo
-33 Panis enim Dei est qui de cœlo descendit
-38 Quia descendi de cœlo, non ut faciam voluntatem meam
-41 Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi
-42 Quia de cœlo descendi?
-50 Hic est panis de cœlo descendens
-51 Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi
-59 Hic est panis qui de cœlo descendit
12-28 Venit ergo vox de cœlo
17- 1 Et sublevatis oculis in cœlum dixit
Act. 1-10 Cumque intuerentur in cœlum euntem
-11 Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum?
Qui assumptus est a vobis in cœlum
2- 2 Factus est repente de cœlo sonus
-19 Dabo prodigia in cœlo sursum
-34 Non enim David ascendit in cœlum
3-21 Quem oportet quidem cœlum suscipere
4-12 Nec enim aliud nomen est sub cœlo datum
-24 Domine, tu es qui fecisti cœlum et terram
7-42 Et tradidit eos servire militiæ cœli
-49 Cœlum mihi sedes est

Act. 7-55 Intendens in cœlum, vidit gloriam Dei
Et ait : Ecce video cœlos apertos
9- 3 Et subito circumfulsit eum lux de cœlo
10-11 Et vidit cœlum apertum et descendens vas
Velut linteum... submitti de cœlo in terram
-12 Et serpentia terræ et volatilia cœli
-16 Et statim receptum est vas in cœlum
11- 5 Magnum quatuor initiis summitti de cœlo
- 6 Bestias et reptilia et volatilia cœli
- 9 Respondit autem vox secundo de cœlo
-10 Et recepta sunt omnia sursum in cœlum
14-14 Qui fecit cœlum, et terram, et mare
-16 De cœlo dans pluvias et tempora fructifera
17-24 Hic cœli et terræ cum sit Dominus
22- 6 Subito de cœlo circumfulsit me lux
26-13 Vidi, rex, de cœlo supra splendorem solis
Rom. 1-18 Ira Dei de cœlo super omnem impietatem
10- 6 Quis ascendet in cœlum ?
1 Cor. 8- 5 Qui dicantur Dii sive in cœlo, sive in terra
15-47 Secundus homo de cœlo, cœlestis
2 Cor. 5- 1 Domum non manufactam, æternam in cœlis
- 2 Habitationem nostram quæ de cœlo est
12- 2 Raptum hujusmodi usque ad tertium cœlum
Galat. 1- 8 Aut Angelus de cœlo evangelizet vobis
Ephes. 1-10 Quæ in cœlis, et quæ in terra sunt
3-15 Ex quo omnis paternitas in cœlis
4-10 Qui ascendit super omnes cœlos
6- 9 Et vester Dominus est in cœlis
Philip. 3-20 Nostra autem conversatio in cœlis est
Colos. 1- 5 Propter spem quæ reposita est vobis in cœlis
-16 Condita sunt universa in cœlis, et in terra
-20 Sive quæ in terris, sive quæ in cœlis sunt
-23 In universa creatura quæ sub cœlo est
4- 1 Quod et vos Dominum habetis in cœlo
1 Thes. 1-10 Et expectare Filium ejus de cœlis
4-15 Et in tuba Dei descendet de cœlo
2 Thes. 1- 7 In revelatione Domini Jesu de cœlo
Hebr. 1-10 Et opera manuum tuarum sunt cœli
4-14 Pontificem magnum qui penetravit cœlos
7-26 Segregatus a peccatoribus et excelsior cœlis factus
8- 1 In dextera sedis magnitudinis in cœlis
9-24 In ipsum cœlum, ut appareat nunc vultui Dei
11-12 Ab uno orti sunt... tanquam sidera cœli
12-23 Primitivorum qui conscripti sunt in cœlis
-25 Qui de cœlis loquentem nobis avertimus
-26 Movebo non solum terram, sed et cœlum
Jacob. 5-12 Nolite jurare neque per cœlum, neque...
-18 Rursum oravit, et cœlum dedit pluviam
1 Petr. 1- 4 Conservatam in cœlis in vobis
-12 Spiritu sancto misso de cœlo
3-22 Profectus in cœlum subjectis sibi Angelis
2 Petr. 1-18 Hanc vocem nos audivimus de cœlo allatam
3- 5 Volentes quod cœli erant prius et terra
- 7 Cœli autem qui nunc sunt et terra
-10 In quo cœli magno impetu transient
-12 Per quem cœli ardentes solventur
-13 Novos vero cœlos, et novam terram... expectamus
1 Joan. 5- 7 Tres sunt qui testimonium dant in cœlo
Apoc. 3-12 Quæ descendit de cœlo a Deo meo
4- 1 Et ecce ostium apertum in cœlo
- 2 Et ecce sedes posita erat in cœlo
5- 3 Nemo poterat neque in cœlo neque in terra
-13 Et omnem creaturam, quæ in cœlo est
6-13 Et stellæ de cœlo ceciderunt super terram
-14 Et cœlum recessit sicut liber involutus
8- 1 Factum est silentium in cœlo
-10 Et cecidit de cœlo stella magna, ardens
-13 Audivi vocem unius aquilæ volantis per medium cœli
9- 1 Vidi stellam de cœlo cecidisse in terram
10- 1 Vidi alium Angelum fortem descendentem de cœlo
- 4 Audivi vocem de cœlo dicentem mihi
- 5 Levavit manum suam ad cœlum
- 6 Qui creavit cœlum et ea quæ in eo sunt
- 8 Audivi vocem de cœlo iterum loquentem
11- 6 Hi habent potestatem claudendi cœlum
-12 Et audierunt vocem magnam de cœlo
Et ascenderunt in cœlum in nube
-13 Et dederunt gloriam Deo cœli
-15 Factæ sunt voces magnæ in cœlo
-19 Et apertum est templum Dei in cœlo
12- 1 Et signum magnum apparuit in cœlo
- 3 Et visum est aliud signum in cœlo
- 4 Et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum cœli
- 7 Et factum est prælium magnum in cœlo
-10 Audivi vocem magnam in cœlo dicentem
-12 Lætamini, cœli, et qui habitatis in eis
13- 6 Et eos, qui in cœlo habitant
14- 2 Et audivi vocem de cœlo
- 6 Et vidi alterum Angelum volantem per medium cœli

Apoc. 14- 7 Qui fecit cœlum et terram, mare
-13 Et audivi vocem de cœlo dicentem mihi
-17 Angelus exivit de templo, quod est in cœlo
15- 1 Et vidi aliud signum in cœlo magnum
- 5 Et ecce apertum est templum tabernaculi testimonii in cœlo
16-11 Et blasphemaverunt Deum cœli
-21 Et grando magna.. descendit de cœlo in homines
18- 1 Vidi alium Angelum descendentem de cœlo
- 4 Et audivi aliam vocem de cœlo dicentem
- 5 Pervenerunt peccata ejus usque ad cœlum
-20 Exulta super eam cœlum, et sancti
19- 1 Audivi quasi vocem turbarum multarum in cœlo
-11 Et vidi cœlum apertum
-14 Et exercitus qui sunt in cœlo
-17 Avibus quæ volabant per medium cœli
20- 1 Et vidi Angelum descendentem de cœlo
- 9 Et descendit ignis a Deo de cœlo
-11 A cujus conspectu fugit terra et cœlum
21- 1 Et vidi cœlum novum, et terram novam
- 2 Vidi... Jerusalem novam descendentem de cœlo
-10 Et ostendit mihi... Jerusalem descendentem de cœlo

COEMPTIO.

2 Mac. 8-11 Convocans ad coemptionem judaïcorum mancipiorum

COENA.

Judith. 6-19 Ozias... fecit ei cœnam magnam
12-10 Quarto die Holofernes fecit cœnam servis
Baruc. 6-31 Rugiunt... sicut in cœna mortui
Matth. 23- 6 Amant autem primos recubitus in cœnis
Marc. 6-21 Herodes natalis sui cœnam fecit principibus
12-39 (*Volunt scribæ*) primos discubitus in cœnis
Luc. 14-12 Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos
-16 Homo quidam fecit cœnam magnam
-17 Et misit servum suum hora cœnæ dicere
-24 Nemo virorum... gustabit cœnam meam
Joan. 12- 2 Fecerunt autem ei cœnam ibi
13- 2 Et cœna facta, cum diabolus jam misisset
- 4 Surgit a cœna et ponit vestimenta sua
21-20 Recubuit in cœna super pectus ejus, et dixit
1 Cor. 11-20 Jam non est dominicam cœnam manducare
-21 Unusquisque enim suam cœnam præsumit
Apoc. 19- 9 Beati qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt
-17 Congregamini ad cœnam magnam Dei

COENACULUM.

Gen. 6-16 Deorsum, cœnacula, et tristega facies in ea
Judic. 3-20 Sedebat autem in æstivo cœnaculo solus
-23 Aod a. clausis diligentissime ostiis cœnaculi
-24 Ingressi viderunt clausas fores cœnaculi
5-28 Ululabat mater ejus, et de cœnaculo loquebatur
2 Reg. 18-33 Rex ascendit cœnaculum portæ, et flevit
3 Reg. 6- 8 Per cochleam ascendebant in medium cœnaculum
17-19 Portavit in cœnaculum ubi ipse manebat
-23 Et deposuit eum de cœnaculo in inferiorem domum
4 Reg. 1- 2 Ceciditq. Ochozias per cancellos cœnaculi
4-10 Faciamus ergo ei cœnaculum parvum
-11 Veniens divertit in cœnaculum et requievit
23-12 Altaria q.quæ erant super tecta cœnaculi
1 Par. 28-11 Descriptionem porticus... et cœnaculi
2 Par. 3- 9 Cœnacula quoque texit auro
2 Esdr. 3-30 Et usque ad cœnaculum anguli
-31 Et inter cœnaculum anguli in porta Gregis
Jerem. 22-13 Væ qui ædificat..cœnacula sua non in judicio
-14 Qui dicit : Ædificabo mihi... cœnacula spatiosa
Ezech. 41- 7 In cœnaculum templi deferebat per gyrum
Dan. 6-10 Et fenestris apertis in cœnaculo suo
Marc. 14-15 Ipse vobis demonstrabit cœnaculum grande
Luc. 22-12 Et ipse ostendet vobis cœnaculum magnum
Act. 1-13 Et cum introissent in cœnaculum
9-37 Posuerunt eam in cœnaculo
-39 Duxerunt illum in cœnaculum
20- 8 In cœnaculo ubi eramus congregati
- 9 Cecidit de tertio cœnaculo deorsum

COENO.

Tobiæ. 8- 1 Postquam vero cœnaverunt, introduxerunt juvenem
Matth. 26-26 Cœnantibus autem eis, accepit Jesus panem
Luc. 17- 8 Para quod cœnem, et præcinge te
22-20 Et calicem postquam cœnavit, dicens
1 Cor. 11-25 Similiter et calicem postq. cœnavit dicens
Apoc. 3-20 Cœnabo cum illo, et ipse mecum

COENOMYIA.

Psal. 77-45 Misit in eos cœnomyiam et comedit eos
104-31 Dixit, et venit cœnomyia, et ciniles

COENUM.

Jerem. 38- 6 Descendit itaque Jeremias in cœnum
-22 Demerserunt in cœno et in lubrico pedes tuos

COEO, *pro copula carnali.*

Gen. 26-10 Potuit coïre quispiam de populo cum uxore tua
38-16 Dimitte me ut coëam tecum
39-14 Ingressus est ad me, ut coïret mecum
Exod. 22-19 Qui coïerit cum jumento, morte moriatur
Levit. 15-18 Mulier, cum qua coïerit, lavabitur aqua
-24 Si coïerit cum ea vir tempore sanguinis
18-20 Cum uxore proximi tui non coïbis
-23 Cum omni pecore non coïbis
19-19 Jumentum tuum non facies coïre
20-15 Qui cum jumento et pecore coïerit
-18 Qui coïerit cum muliere in fluxo menstruo
-20 Qui coïerit cum uxore patrui vel avunculi

COEO, *id est, Convenio.*

2 Mac. 6-11 Alii vero ad proximas coëuntes speluncas

COEPI.

Gen. 4-26 Iste cœpit invocare nomen Domini
6- 1 Cumque cœpissent homines multiplicari
8- 3 Cœperunt minui post centum quinquag. dies
9-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram
10- 8 Ipse cœpit esse potens in terra
11- 6 Cœperuntque hoc facere, nec desistent
16- 3 Post decem annos quam habitare cœperant
17- 1 Postquam vero 99 annorum esse cœperat
18-27 Quia semel cœpi, loquar ad Dominum
-31 Quia semel, ait, cœpi, loquar ad Dominum
32- 1 Jacob quoque abiit itinere quo cœperat
35-17 Ob difficultatem partus periclitari cœpit
41-54 Cœperunt venire septem anni inopiæ
45- 6 Quod cœpit fames esse in terra
Exod. 16-20 Scatere cœpit vermibus atque computruit
19-13 Cum cœperit clangere buccina
-16 Ecce cœperunt audiri tonitrua
Num. 15-23 Et mandavit... a die qua cœpit jubere et ultra
21- 4 Et tædere cœpit populum itineris ac laboris
Deut. 1- 5 Cœpitque Moyses explanare legem
2-31 Ecce cœpi tibi tradere Sehon
3-24 Tu cœpisti ostendere servo tuo magnitudinem tuam
9-24 Semper fuistis rebelles a die qua nosse vos cœpi
20-12 Sin a... et cœperit contra te bellum
25-11 Et unus contra alterum rixari cœperit
Josue. 3- 3 Et clamare cœperunt : Quando videritis arcam
4-18 Et siccam humum calcare cœpissent
7- 7 Utinam, ut cœpimus, mansissemus trans Jordanem
8-22 Medios hostium ferire cœperunt
17-12 Sed cœpit Chananæus habitare in terra sua
19-33 Et cœpit terminus de Heleph, et Elon
Judic. 1-27 Cœpitque Chananæus habitare cum eis
7-19 Cœperunt buccinis clangere et complodere.
9-23 Qui cœperunt eum detestari
10-18 Qui primus... cœperit dimicare, erit dux
13-25 Cœpitque Spiritus Domini esse cum eo
16-19 Et cœpit abigere eum et a se repellere
-22 Jamque capilli ejus renasci cœperant
18-23 Et post tergum clamare cœperunt
-26 Et sic cœpto itinere perrexerunt
19- 7 At ille consurgens, cœpit velle proficisci
-14 Et cœptum carpebant iter
-22 Fores pulsare cœperunt, clamantes
-27 Aperuit ostium, ut cœptam expleret viam
20-20 Urbem oppugnare cœperunt
-33 Paulatim se aperire cœperunt
-36 Cum se inferiores esse vidissent, cœperunt fugere
-42 Et ad viam deserti ire cœperunt
21- 2 Et magno ululatu cœperunt flere
- 6 Cœperunt dicere : Ablata est tribus una
-22 Cum... adversum vos queri cœperint
Ruth. 1- 9 Quæ elevata voce flere cœperunt
-14 Elevata igitur voce rursum flere cœperunt
1 Reg. 11- 1 Pugnare cœpit adversum Jabes Galaad
13- 1 Unius anni erat Saül cum regnare cœpisset
14-35 Tuncque primum cœpit ædificare altare Domino
17-39 Cœpit tentare si armatus posset incedere
18-15 Quod prudens esset nimis et cœpit cavere
-29 Saül magis cœpit timere David
19-20 Et prophetare cœperunt etiam ipsi

1 *Reg.* 22-15 Num hodie cœpi pro eo consulere Deum?
24- 8 Exurgens de spelunca, pergebat cœpto itin.
29- 4 Ne fiat nobis adversarius cum præliari cœperimus
-10 Et cum... cœperit dilucescere, pergite
30-13 Quia ægrotare cœpi nudiustertius
2 *Reg.* 2-10 Cum regnare cœpisset super Israël
5- 4 Triginta annorum erat David cum regnare cœpisset
13- 6 Accubuit itaque Amnon et quasi ægrotare cœpit
3 *Reg.* 6- 1 Ædificari cœpit domus Domino
14-21 Quadraginta et unius anni erat Roboam cum regnare cœpisset
22-41 Josaphat... regnare cœperat super Judam
-42 Triginta quinque annorum erat cum regnare cœpisset
-52 Filius Achab regnare cœperat super Israël
4 *Reg.* 8-17 Triginta duorum annorum erat cum regnare cœpisset
-26 Viginti duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset
10-32 In diebus illis cœpit Dom. tædere super Isr.
11-21 Septemque annorum erat Joas cum regnare cœpisset
14- 2 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset
15- 2 Sedecim annorum erat cum regn. cœpisset
-33 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset
-37 In diebus illis cœpit Dom. mittere in Judam
16- 2 Viginti annorum erat Achaz cum regnare cœpisset
17-25 Cumque ibi habitare cœpissent,
18- 2 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset
21- 1 Manasses cum regnare cœpisset
-19 Amon cum regnare cœpisset
22- 1 Josias cum regnare cœpisset
23-31 Joachaz cum regnare cœpisset
-36 Joakim cum regnare cœpisset
24- 8 Joachim cum regnare cœpisset
-18 Sedecias cum regnare cœpisset
25-27 Rex Babylonis anno quo regnare cœperat
1 *Par.* 1-10 Iste cœpit esse potens in terra
-51 Duces pro regibus in Edom esse cœperunt
17-27 Et cœpisti benedicere domui servi tui
27-24 Joab filius Sarviæ cœperat numerare
2 *Par.* 3- 1 Et cœpit Salomon ædificare domum Domini
- 2 Cœpit autem ædificare mense secundo
5-13 Ita ut cum Dominum laudare cœpissent
10- 8 Et cum juvenibus tractare cœpit
12-13 Quadraginta autem et unius anni erat cum regnare cœpisset
13-14 Ac sacerdotes tubis canere cœperunt
20-22 Cumque cœpissent laudes canere
-31 Erat triginta quinque annorum cum regnare cœpisset
21- 5 Joram cum regnare cœpisset
-20 Triginta duorum annorum fuit cum regnare cœpisset
22- 2 Ochozias cum regnare cœpisset
24- 1 Septem an. erat Joas cum regnare cœpisset
-12 Ut quod cadere cœperat, fulciretur
25- 1 Amasias cum regnare cœpisset
26- 3 Ozias cum regnare cœpisset
27- 1 Joatham cum regnare cœpisset
- 8 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset
28- 1 Achaz cum regnare cœpisset
29- 1 Igitur Ezechias regnare cœpit
-17 Cœperunt autem prima die mensis primi mundare
Quod cœperant, impleverunt
-27 Cœperunt laudes canere Domino
31- 7 Cœperunt acervorum jacere fundamenta
-10 Ex quo cœperunt offerri primitiæ in domo Domini.
33- 1 Manasses cum regnare cœpisset
-21 Amon cum regnare cœpisset
34- 1 Josias cum regnare cœpisset
- 3 Cœpit quærere Deum patris sui David
Duodecimo anno postquam regnare cœperat
36- 2 Joachas cum regnare cœpisset
- 5 Joakim cum regnare cœpisset
- 9 Joachim cum regnare cœpisset
-11 Sedecias cum regnare cœpisset
1 *Esdr.* 3- 6 Cœperunt offerre holocaustum Domino
- 8 Cœperunt Zorobabel filius Salathiel et Josuë
5- 2 Cœperunt ædificare templum Dei in Jerus.
7- 9 Cœpit ascendere de Babylone
2 *Esdr.* 4- 7 Quod cœpissent interrupta concludi
Tobiæ. 3- 1 Tobias ingemuit et cœpit orare cum lacrymis
5-23 Cœpit mater ejus flere, et dicere
6- 4 Et palpitare cœpit ante pedes ejus
Tobiæ. 7-11 Et timere cœpit ne forte et huic similiter contingeret
10- 3 Cœpit autem contristari nimis ipse
Et cœperunt ambo simul flere
11-10 Cœpit offendens pedibus currere
-11 Cœperunt ambo flere præ gaudio
-14 Et cœpit albugo ex oculis ejus quasi membrana ovi, egredi
12- 5 Et rogare cœperunt ut dignaretur dimidiam
Judith. 4-14 Si perseveraveritis in hoc opere quod cœpistis
Esth. 6-13 Est Mardochæus ante quem cadere cœpisti
9- 1 Versa vice Judæi superiores esse cœperunt
-23 Cuncta quæ eo tempore facere cœperant
14-11 Et eum, qui in nos cœpit sævire, disperde
Job. 4- 2 Si cœperimus loqui tibi, forsitan molestè
5-12 Ne possint implere manus eorum quod cœperant
6- 9 Et qui cœpit, ipse me conterat
-28 Quod cœpistis explete; præbete aurem
27- 6 Justificationem meam quam cœpi tenere, non deseram
34-33 Tu enim cœpisti loqui, et non ego
36-21 Hanc enim cœpisti sequi post miseriam
Psal. 76-11 Et dixi: Nunc cœpi: Hæc mutatio dexteræ
Sap. 14-15 Nunc tanquam Deum colere cœpit
Eccli. 2-17 Quid facient, cum inspicere cœperit Dominus?
Jerem. 29-10 Cum cœperint impleri in Babylone 70 anni
52- 1 Sedecias cum regnare cœpisset
Ezech. 9- 6 Cœperunt ergo a viris senioribus
32-10 Cum volare cœperit gladius meus
38-12 Et super populum... qui possidere cœpit,
45- 1 Cumque cœperitis terram dividere sortito
Dan. 2-29 Tu rex cogitare cœpisti in strato tuo
4-16 Cœpit intra semetipsum tacitus cogitare
12- 1 Tempus... ex quo gentes esse cœperunt
Osee. 5-11 Quoniam cœpit abire post sordes
7- 5 Cœperunt principes furere a vino
11- 6 Cœpit gladius in civitatibus ejus
Amos. 3-14 Cum visitare cœpero prævaricationes Israël
Jonæ. 3- 4 Et cœpit Jonas introire in civitatem
Mich. 6-13 Et ego ergo cœpi percutere te perditione
1 *Mac.* 1-17 Et cœpit regnare in terra Ægypti
5- 2 Et cœperunt occidere de populo et persequi
-31 Et vidit Judas quia cœpit bellum
9-54 Destrui opera Prophetarum; et cœpit destruere
-66 Et cœpit cedere et crescere in virtutibus
-73 Et cœpit Jonathas ibi judicare populum
10-10 Cœpit ædificare et innovare civitatem
11-46 Et cœperunt pugnare
13-42 Et cœpit populus Israël scribere in tabulis
15-40 Et cœpit irritare plebem et conculcare Judæam
2 *Mac.* 4-10 Ad gentilem ritum contribules suos transferre cœpit
-40 Tribus millibus iniquis manibus uti cœpit
-43 De his ergo cœpit judicium... agitari
6-23 At ille cogitare cœpit ætatis... eminentiam
9-11 Hinc igitur cœpit ex gravi superbia deductus
Matth. 4-17 Exinde cœpit Jesus prædicare et dicere
11- 7 Cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne
-20 Tunc cœpit exprobrare civitatibus
12- 1 Cœperunt vellere spicas et manducare
14-30 Et cum cœpisset mergi, clamavit dicens
16-21 Exinde cœpit Jesus ostendere Discipulis suis
-22 Assumens eum Petrus cœpit increpare illum, dicens
18-24 Et cum cœpisset rationem ponere
24-49 Et cœperit percutere conservos suos
26-22 Contristati valde cœperunt singuli dicere
-37 Cœpit contristari et mœstus esse
-74 Tunc cœpit detestari et jurare
Marc. 1-45 At ille egressus cœpit prædicare
2-23 Et Discipuli ejus cœperunt progredi
4- 1 Et iterum cœpit docere ad mare
5-17 Et rogare cœperunt eum ut discederet
-18 Cumque ascenderet navim, cœpit illum deprecari
-20 Et abiit et cœpit prædicare in Decapoli
6- 2 Facto sabbato cœpit in synagoga docere
- 7 Et cœpit eos mittere binos
-34 Et cœpit illos docere multa
-55 Cœperunt in grabatis eos... circumferre
8-11 Et cœperunt conquirere cum eo
-25 Imposuit manus super oculos ejus, et cœpit videre
-31 Et cœpit docere eos,
-32 Apprehendens eum Petrus cœpit increpare
10-28 Et cœpit ei Petrus dicere
-32 Cœpit illis dicere quæ essent ei eventura
-41 Cœperunt indignari de Jacobo et Joanne
-47 Cœpit clamare et dicere: Jesu fili David
11-15 Cœpit ejic. vendentes et ementes in templo
Marc. 12- 1 Et cœpit illis in parabolis loqui
13- 5 Et respondens Jesus cœpit dicere illis
14-19 At illi cœperunt contristari et dicere
-33 Et cœpit pavere, et tædere
-65 Et cœperunt quidam conspuere eum
-69 Ancilla cœpit dicere circumstantibus
-71 Ille autem cœpit anathematizare
-72 Ter me negabis. Et cœpit flere
15- 8 Cœpit rogare, sicut semper faciebat illis
-18 Et cœperunt salutare eum: Ave rex
Luc. 3- 8 Et ne cœperitis dicere: Patrem habemus Abraham
4-21 Cœpit autem dicere ad illos: Quia hodie...
5-21 Et cœperunt cogitare Scribæ et Pharisæi
7-15 Et cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ
-24 Cœpit de Joanne dicere ad turbas
-38 Lacrymis cœpit rigare pedes ejus
-49 Et cœperunt qui simul accumbebant, dicere
9-12 Dies autem cœperat declinare
11-29 Turbis autem concurrentibus cœpit dicere
-38 Pharisæus a. cœpit intra se reputans dicere
-53 Cœperunt Pharisæi et Legisperiti graviter insistere
12- 1 Cœpit dicere ad Discipulos suos
-45 Et cœperit percutere servos et ancillas
14-18 Et cœperunt simul omnes excusare
-30 Quia hic homo cœpit ædificare
15-14 Facta est fames... et ipse cœpit egere
-24 Et cœperunt epulari
-28 Pater ergo illius egressus cœpit rogare illum
19-37 Cœperunt omnes turbæ... laudare Deum
-45 Cœpit ejicere vendentes in illo et ementes
20- 9 Cœpit a. dicere ad plebem parabolam hanc
22-23 Et ipsi cœperunt quærere inter se
23- 2 Cœperunt autem illum accusare
Joan. 13- 5 Et cœpit lavare pedes Discipulorum
Act. 1- 1 Quæ cœpit Jesus facere et docere
2- 4 Et cœperunt loqui variis linguis
11-15 Cum autem cœpissem loqui
18-26 Hic ergo cœpit fiducialiter agere
21-37 Et cum cœpisset induci in castra Paulus
24- 2 Cœpit accusare Tertullus, dicens
26- 1 Extenta manu cœpit rationem reddere
27-35 Et cum fregisset, cœpit manducare
Rom. 15-24 Cum in Hispaniam proficisci cœpero
2 *Cor.* 8- 6 Ut quemadmodum cœpit, ita et perficiat
-10 Sed et velle cœpistis ab anno priore
Galat. 3- 3 Sic stulti estis, ut cum Spiritu cœperitis
Philip. 1- 6 Quia qui cœpit in vobis opus bonum
Apoc. 10- 7 Cum cœperit tuba canere, consummabitur

COERCEO.

Deut. 21-18 Si... coërcitus obedire contempserit
Ezech. 31-15 Et coërcui aquas multas
1 *Petr.* 3-10 Coërceat linguam suam a malo

COETUS.

Gen. 49- 6 Et in cœtu illorum non sit gloria mea
Exod. 12- 3 Loquimini ad universum cœtum filiorum
-19 Peribit anima ejus de cœtu Israël
-47 Omnis cœtus filiorum Israël faciet illud
16-10 Cumque loqueretur Aaron ad omnem cœtum filiorum Israël
Levit. 8- 3 Congregabis omnem cœtum ad ostium
10- 6 Et super omnem cœtum oriatur indignatio
16-17 Ut roget pro se.. et pro universo cœtu Israël
19- 2 Loquere ad omnem cœtum filiorum Israël
23-36 Est enim cœtus atque collectæ
Num. 13-27 Venerunt... ad omnem cœtum filiorum Isr.
Deut. 31-30 Audiente universo cœtu Israël
3 *Reg.* 12-20 Et vocaverunt eum congregato cœtu
1 *Par.* 13- 2 Et ait ad omnem cœtum Israël
28- 8 Nunc ergo coram universo cœtu Israël
2 *Par.* 5- 6 Rex autem Salomon et universus cœtus Isr.
20- 5 Cumque stetisset Josaphat in medio cœtu Juda
30- 2 Inito ergo consilio... universi cœtus Jerusalem
1 *Esdr.* 10- 1 Collectus est... cœtus grandis nimis virorum
- 8 Ipse abjicietur de cœtu transmigrationis
Esth. 10-13 In unum cœtum populi congregati
Prov. 21-16 Qui erraverit... in cœtu gigantum commorabitur
Isai. 1-13 Iniqui sunt cœtus vestri
Jerem. 9- 2 Quia omnes adulteri sunt cœtus prævaricatorum
26-17 Et dixerunt ad omnem cœtum populi
30-20 Cœtus ejus coram me permanebit
31- 8 Cœtus magnus revertentium huc
Ezech. 26- 7 Ego adducam.. cum.. cœtu populoq. magno
31- 6 Sub umbraculo illius habitabat cœtus gentium plurimarum
38-15 Cœtus magnus et exercitus vehemens
Dan. 13-60 Exclamavit itaque omnis cœtus voce magna

Osee. 7-12 Cædam eos secundum auditionem cœtus eorum
Joel. 1-14 Vocate cœtum, congregate senes
2-15 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
Amos. 5-21 Non capiam odorem cœtuum vestrorum
Mich. 2- 5 Mittens funiculum sortis in cœtu Domini

COGITATIO.

Gen. 6- 5 Et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum
8-21 Sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona
11- 6 Nec desistent a cogitationibus suis
Num. 15-39 Nec sequantur cogitationes suas
Deut. 15- 9 Ne forte subrepat tibi impia cogitatio
18-21 Quod si tacita cogitatione responderis
31-21 Scio enim cogitationes ejus
Josue. 22-24 Et non ea magis cogitatione
1 Reg. 2- 3 Et ipsi præparantur cogitationes
1 Par. 28- 9 Et universas mentium cogitationes intelligit
Judith. 2- 3 Dixitque cogitationem suam in eo esse
Esth. 12- 2 Cumque intellexisset cogitationes eorum
Job. 5-12 Qui dissipat cogitationes malignorum
12- 5 Lampas contempta apud cogitationes divitum
17-11 Cogitationes meæ dissipatæ sunt
20- 2 Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt
21-27 Certe novi cogitationes vestras
23-13 Nemo avertere potest cogitationem ejus
35- 2 Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio
42- 2 Scio quia... nulla te latet cogitatio
Psal. 5-11 Decidant a cogitationibus suis
32-10 Reprobat autem cogitationes populorum
-11 Cogitationes cordis ejus in generatione
39- 6 Cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi
55- 6 Adversum me omnes cogitationes eorum
75-11 Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi Reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi
91- 6 Nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ
93-11 Dominus scit cogitationes hominum
118-118 Quia injusta cogitatio eorum
138- 3 Intellexisti cogitationes meas de longe
-20 Quia dicitis in cogitatione : Accipient
145- 4 Peribunt omnes cogitationes eorum
Prov. 5- 2 Ut custodias cogitationes, et disciplinam
6-18 Cor machinans cogitationes pessimas
8-12 Et eruditis intersum cogitationibus
12- 2 Qui a. confidit in cogitationibus suis
- 5 Cogitationes justorum judicia
15- 5 Cogitationes autem impiorum eradicabuntur
-22 Dissipantur cogitationes ubi non est consilium
-26 Abominatio Domini cogitationes malæ
16- 3 Et dirigentur cogitationes tuæ
19-21 Multæ cogitationes in corde viri
20-18 Cogitationes consiliis roborantur
21- 5 Cogitationes robusti semper in abundantia
22-20 Descripsi eam.. in cogitationibus et scientia
24- 9 Cogitatio stulti peccatum est
Eccle. 10-20 In cogitatione tua regi ne detrahas
Sap. 1- 3 Perversæ enim cogitationes separant a Deo
- 5 Et auferet se a cogitationibus
- 9 In cogitationibus e. impii interrogatio erit
2-14 Factus est nobis in traductionem cogitationum nostrarum
4-20 Venient in cogitatione peccatorum s. timidi
5-16 Et cogitatio illorum apud Altissimum
6- 4 Interrogabit opera vestra et cogitationes scrutabitur
7-20 Vim ventorum et cogitationes hominum
8- 9 Et erit allocutio cogitationis et tædii mei
9-14 Cogitationes enim mortalium timidæ
11-16 Pro cogitationibus autem insensatis
12-10 Non poterat mutari cogitatio illorum
17-11 Nihil enim est timor nisi proditio cogitationis auxiliorum
19- 3 Aliam sibi assumpserunt cogitationem
Eccli. 4-19 Donec tentet eum in cogitationibus suis
6- 2 Non te extollas in cogitatione animæ tuæ
22-19 Sic et cor confirmatum in cogitatione consilii
-22 Sic et cor timidum in cogitatione stulti
-23 Sicut cor trepidum in cogitatione fatui
24-39 A mari enim abundavit cogitatio ejus
40- 2 Cogitationes eorum, et timores cordis
-30 Non est vita ejus in cogitatione victus
43-25 Et cogitatione sua placavit abyssum
Isai. 1-16 Auferte malum cogitationum vestrarum
25- 1 Quoniam fecisti... cogitationes antiquas fideles, amen.
29-16 Perversa est hæc vestra cogitatio
32- 7 Ipse enim cogitationes concinnavit
55- 7 Derelinquat... vir iniquus cogitationes suas
- 8 Non e. cogitationes meæ, cogitationes vestræ
- 9 Et cogitationes meæ a cogitationibus vestris
Isai. 59- 7 Cogitationes eorum, cogitationes inutiles
65- 2 Qui graditur in via... post cogitationes suas
66-18 Ego autem opera eorum et cogitationes
Jerem. 4- 4 Propter malitiam cogitationum vestrarum
-14 Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiæ?
-18 Et cogitationes tuæ fecerunt hæc tibi
6-19 Ego adducam... fructum cogitationum ejus
18-11 Et cogito contra vos cogitationem
-12 Post cogitationes enim nostras ibimus
-18 Et cogitemus contra Jeremiam cogitationes
23-20 Usque dum compleat cogitationem cordis sui
-22 Avertissem... a cogitationibus suis pessimis
25- 5 Revertimini... a pessimis cogitationibus vestris
29-11 Scio cogitationes quas ego cogito super vos Cogitationes pacis, et non afflictionis
30-24 Donec faciat et compleat cogitationem cordis sui
49-20 Audite... et cogitationes ejus quas cogitavit
-30 Et cogitavit adversum vos cogitationes
50-45 Audite... et cogitationes ejus quas cogitavit
51-29 Evigilabit contra Babylonem cogitatio Domini
Thren. 3-60 Vidisti... universas cogitationes eorum adversum me
-61 Audisti... omnes cogitationes eorum adversum me
Ezech. 11- 5 Et cogitationes cordis vestri ego novi
20-32 Neque cogitatio mentis vestræ fiet
21-24 Apparuerunt peccata vestra in omnibus cogitationibus vestris
38-10 Cogitabis cogitationem pessimam
Dan. 2-30 Et cogitationes mentis tuæ scires
4- 2 Et cogitationes meæ in strato meo
-16 Et cogitationes ejus conturbabant eum
5- 6 Cogitationes ejus conturbabant eum
-10 Non te conturbent cogitationes tuæ
7-28 Ego Daniel multum cogitationibus meis conturbabar
11-24 Contra firmissimas cogitationes inibit
13-28 Pleni iniqua cogitatione adversus Suzannam
Osee. 4- 9 Et cogitationes ejus reddam ei
5- 4 Non dabunt cogitationes suas ut revertantur ad Deum
Mich. 2- 7 Numquid... tales sunt cogitationes ejus?
4-12 Non cognoverunt cogitationes Domini
7-13 Et propter fructum cogitationum eorum
Soph. 3- 7 Corruperunt omnes cogitationes suas
Zach. 1- 4 Convertimini... et de cogitationibus vestris pessimis
1 Mac. 2-63 Et cogitatio ejus periit
2 Mac. 7-21 Et fœmineæ cogitationi masculinum animum inserens
12-46 Sancta ergo et salubris est cogitatio
Matth. 9- 4 Cum vidisset Jesus cogitationes eorum
12-25 Jesus autem sciens cogitationes eorum
15-19 De corde enim exeunt cogitationes malæ
Marc. 7-21 De corde hominum malæ cogitationes procedunt
Luc. 2-35 Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes
5-22 Ut cognovit autem Jesus cogitationes eorum
6- 8 Ipse vero sciebat cogitationes eorum
9-46 Intravit autem cogitatio in eos
-47 At Jesus videns cogitationes cordis illorum
11-17 Ipse autem ut vidit cogitationes eorum
24-38 Quid... cogitationes ascendunt in corda vestra
Act. 8-22 Si forte remittatur tibi hæc cogitatio cordis
17-29 Et cogitationis hominis, divinum esse simile
Rom. 1-21 Sed evanuerunt in cogitationibus suis
2-15 Inter se invicem cogitationibus accusantibus
14- 1 Non in disceptationibus cogitationum
1 Cor. 3-20 Dominus novit cogitationes sapientium
2 Cor. 2-11 Non enim ignoramus cogitationes ejus
Ephes 2- 3 Facientes voluntatem carnis et cogitationum
Hebr. 4-12 Et discretor cogitationum et intentionum cordis
Jacob. 2- 4 Facti estis judices cogitationum iniquarum
1 Petr. 4- 1 Et vos eadem cogitatione armamini

COGITATUS.

Eccli. 6-37 Cogitatum tuum habe in præceptis Dei.
9-23 Et in sensu sit tibi cogitatus Dei
19-19 Et non est cogitatus peccatorum prudentia
22-20 Cogitatus sensati in omni tempore metu non depravabitur
23- 2 Quis superponet in cogitatu meo flagella
- 4 Ne derelinquas me in cogitatu illorum
27- 5 Sic aporia hominis in cogitatu illius
Eccli. 27- 7 Sic verbum ex cogitatu cordis hominis
30-11 Et ne despicias cogitatus illius
-26 Ante tempus senectam adducet cogitatus
31- 1 Et cogitatus illius auferet somnum
- 2 Cogitatus præscientiæ avertit sensum
33- 5 Quasi axis versatilis cogitatus illius
42-20 Non præterit illum omnis cogitatus
Jerem. 32-19 Magnus consilio et incomprehensibilis cogitatu

COGITO.

Gen. 20-11 Cogitavi mecum dicens
31-52 Aut tu prætereris, malum mihi cogitans
37-18 Cogitaverunt illum occidere
50-20 Vos cogitastis de me malum
Exod. 10-10 Cui dubium est quod pessime cogitetis?
Num. 33-56 Et quidquid cogitaveram illis facere, vobis faciam
Deut. 4-39 Scito ergo hodie, et cogitato in corde tuo
19-19 Reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit
32- 7 Cogita generationes singulas
Josue. 9- 4 Callide cogitantes, tulerunt sibi cibaria
1 Reg. 18-25 Porro Saül cogitabat tradere David
20-26 Cogitabat enim quod forte evenisset ei
24-11 Et cogitavi ut occiderem te
2 Reg. 14-13 Quare cogitasti hujuscemodi rem
-14 Cogitans ne penitus pereat qui abjectus est
3 Reg. 5- 5 Quamobrem cogito ædificare templum
8-18 Quod cogitasti in corde tuo ædificare domum
1 Par. 28- 2 Cogitavi, ut ædificarem domum
-12 Nec non et omnium quæ cogitaverat atriorum
2 Par. 11-22 Ipsum enim regem facere cogitabat
25-16 Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occidere te
2 Esdr. 5- 7 Cogitavitque cor meum mecum
6- 2 Ipsi autem cogitabant ut facerent mihi malum
- 6 Quod tu et Judæi cogitetis rebellare
- 9 Cogitantes quod cessarent manus nostræ
Judith. 5-26 Cogitabant interficere eum
9- 4 Tu enim fecisti priora et illa post illa cogitasti
10-13 Hac de causa cogitavi mecum, dicens
11-12 Hæc cogitaverunt impendere
12- 4 Donec faciat Deus in manu mea hæc quæ cogitavi
13- 7 Quod credens per te posse fieri cogitavi
Esth. 6- 6 Cogitans autem in corde suo Aman
9-24 Aman... cogitavit contra eos malum
-25 Et malum, quod contra Judæos cogitaverat
11-12 Cogitabat quid Deus facere vellet
16-14 Hæc cogitans ut illis interfectis, insidiaretur
Job. 15-12 Quasi magna cogitans, attonitos habes oculos
22-12 An non cogitas quod Deus excelsior cœlo sit
31- 1 Ut ne cogitarem quidem de virgine
Ps. H. 10- 2 Comprehenduntur in consiliis quibus cogitant
20-12 Cogitaverunt consilia, quæ non potuerunt stabilire
34- 4 Et confundantur cogitantes mihi mala
-20 In iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant
37-19 Et cogitabo pro peccato meo
40- 8 Adversum me cogitabant mala mihi
51- 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua
61- 5 Pretium meum cogitaverunt repellere
72- 8 Cogitaverunt, et locuti sunt nequitiam
76- 6 Cogitavi dies antiquos
82- 4 Et cogitaverunt adversus sanctos tuos
- 6 Quoniam cogitaverunt unanimiter
118-59 Cogitavi vias meas, et converti pedes meos
139- 3 Qui cogitaverunt iniquitates in corde
- 5 Qui cogitaverunt supplantare gressus meos
- 9 Cogitaverunt contra me, ne derelinquas me
Prov. 3- 6 In omnibus viis tuis cogita illum
12-20 Dolus in corde cogitantium mala
16-30 Qui attonitis oculis cogitat prava
24- 8 Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur
28- 5 Viri mali non cogitant judicium
Eccle. 2- 3 Cogitavi in corde meo abstrahere a vino carnem meam
7- 3 Et vivens cogitat quid futurum sit
Sap. 2- 1 Dixerunt enim cogitantes apud se non recte
2-21 Hæc cogitaverunt, et erraverunt
3-10 Impii autem secundum quæ cogitaverunt
-14 Nec cogitavit adversus Deum nequissima
4-17 Non intelligent quid cogitaverit de illo Deus
6-16 Cogitare ergo de illa, sensus est consummatus
8-17 Hæc cogitans apud me et commemorans
9-13 Aut quis poterit cogitare quid velit Deus?
-15 Terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem

Sap. 12-22 Ut bonitatem tuam cogitemus judicantes
14- 1 Iterum alius navigare cogitans
18- 5 Cum cogitarent justorum occidere infantes
Eccli. 3-22 Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper
8-16 Quod si spoponderis, quasi restituens cogita
14-22 Et in sensu cogitabit circumspectionem Dei
16-23 Qui minoratur corde, cogitat inania
Vir imprudens et errans cogitat stulta
21-20 Et verba illius cogitabunt in cordibus suis
27-13 In medio autem cogitantium assiduus esto
34- 9 Vir in multis expertus cogitabit multa
37- 9 Et ipse enim animo suo cogitabit
39-38 Et cogitavi, et scripta dimisi
Isai. 14-26 Hoc consilium quod cogitavi super omnem terram
19-12 Et indicent quid cogitaverit Dominus
-17 Pavebit... quod ipse cogitavit super eam
23- 8 Quis cogitavit hoc super Tyrum
- 9 Dominus exercituum cogitavit hoc
29-16 Quasi si lutum contra figulum cogitet
32- 8 Princeps vero ea quæ digna sunt principe cogitabit
57-11 Neque cogitasti in corde tuo?
Jerem. 4-28 Eo quod locutus sum, cogitavi
7-31 Quæ non præcepi nec cogitavi in corde meo
11-19 Quia cogitaverunt super me consilia
18- 8 Super malo quod cogitavi, ut facerem ei
-11 Fingo contra vos malum, et cogito
-18 Cogitemus contra Jeremiam cogitationes
26- 3 Pœniteat me mali quod cogito facere eis
29-11 Scio cogitationes quas ego cogito super vos
36- 3 Mala quæ ego cogito facere eis
48- 2 Cogitaverunt malum. Venite et disperdamus
49-20 Audite... et cogitationes ejus quas cogitavit
-30 Et cogitavit adversum vos cogitationes
50-45 Audite... cogitationes ejus quas cogitavit super terram Chaldæorum
51-12 Quia cogitavit Dominus et fecit quæcumque locutus est
Thren. 2- 8 Cogitavit Dominus dissipare murum filiæ Sion
-17 Fecit Dominus quæ cogitavit
Baruc. 6-48 Cogitant sacerdotes apud se
Ezech. 11- 2 Hi sunt viri qui cogitant iniquitatem
38-10 Et cogitabis cogitationem pessimam
Dan. 2-29 Tu, rex, cogitare cœpisti in strato tuo
4-16 Cœpit intra semetipsum tacitus cogitare
6- 4 Cogitabat constituere eum super omne reg.
9-13 Ut... et cogitaremus veritatem tuam
11-30 Reverteturque et cogitabit adversum eos
Osee. 7-15 Et in me cogitaverunt malitiam
Mich. 2- 1 Væ qui cogitatis inutile
- 3 Ego cogito super familiam istam malum
6- 5 Memento, quæso, quid cogitaverit Balach
Nahum. 1- 9 Quid cogitatis contra Dominum?
-11 Ex te exibit cogitans contra Dominum malitiam
Habac. 2-10 Cogitasti confusionem domui tuæ
Zach. 1- 6 Sicut cogitavit Dominus exercituum
7-10 Et malum vir fratri suo non cogitet
8-14 Sicut cogitavi ut affligerem vos
-15 Sic conversus cogitavi in diebus istis
-17 Contra amicum suum ne cogitetis in cordibus
Malac. 3- 2 Et quis poterit cogitare diem adventus ejus
-16 Scriptus est liber coram eo... cogitantibus nomen ejus
1 Mac. 2-41 Et cogitaverunt in die illa dicentes
-61 Et ita cogitate per generationem et generat.
3-31 Et cogitavit ire in Persidem
-52 Tu scis quæ cogitant in nos.
4-44 Et cogitavit de altari holocaustorum
5- 2 Et cogitabant tollere genus Jacob
-16 Convenit Ecclesia magna cogitare quid facerent
6- 8 Quia non factum est ei sicut cogitabat
-19 Et cogitavit Judas disperdere eos
9-58 Et cogitaverunt omnes iniqui dicentes
-69 Ipse autem cogitavit cum reliquis abire
11- 8 Et cogitabat in Alexandrum consilia mala
12-35 Cogitavit cum eis ædificare præsidia
-39 Cum cogitasset Triphon regnare Asiæ
14-35 Gloriam quam cogitabat facere genti suæ
16-13 Et cogitabat dolum adversus Simonem
2 Mac. 5- 6 Nec cogitabat prosperitatem adversum cognatos
6-23 At ille cogitare cœpit ætatis... eminentiam
12-43 Bene et religiose de resurrectione cogitans
13-13 Ipse vero cum senioribus cogitavit
15- 1 Cogitavit cum omni impetu die sabbati
- 6 Cogitaverat commune trophæum statuere
Matth. 1-20 Hæc autem eo cogitante, ecce Angelus Domini apparuit
6-27 Quis autem vestrum cogitans potest adjicere
9- 4 Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?
10-19 Nolite cogitare quomodo aut quid loquamini
16- 7 At illi cogitabant inter se dicentes
- 8 Quid cogitatis inter vos modicæ fidei
21-25 At illi cogitabant inter se, dicentes
Marc. 2- 6 Sedentes et cogitantes in cordibus suis
- 8 Quia sic cogitarent intra se
Quid ista cogitatis in cordibus vestris?
8 -16 Et cogitabant ad alterutrum, dicentes
-17 Quid cogitatis, quia panes non habetis?
11-31 At illi cogitabant secum dicentes
Luc. 1-29 Et cogitabat qualis esset ista salutatio
5-21 Et cœperunt cogitare Scribæ et Pharisæi
-22 Quid cogitatis in cordibus vestris?
12-17 Et cogitabat intra se dicens
-25 Quis a. vestrum cogitando potest adjicere
14-31 Prius cogitat si possit cum decem millibus
20- 5 At illi cogitabant intra se
-14 Cogitaverunt intra se dicentes:
Joan. 11-50 Nec cogitatis, quia expedit vobis ut unus
-53 Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum
12-10 Cogitaverunt autem principes sacerdotum
Act. 5-33 Et cogitabant interficere illos
10-19 Petro autem cogitante de visione.
27-39 In quem cogitabant, si possent, ejicere navem
1 Cor. 7-34 Virgo, cogitat quæ Domini sunt
13- 5 Non irritatur, non cogitat malum
-11 Cogitabam ut parvulus
2 Cor. 1-17 Aut quæ cogito, secundum carnem cogito
3- 5 Non quod sufficientes simus cogitare aliquid
10- 7 Hoc cogitet iterum apud se
-11 Hoc cogitet qui ejusmodi est
Philip. 4- 8 Si qua laus disciplinæ, hæc cogitate

COGNATA.

Ruth. 1-15 En reversa est cognata tua ad populum suum
Luc. 1-36 Et ecce Elisabeth cognata tua

COGNATIO.

Gen. 10-20 Hi sunt filii Cham in cognationibus
-31 Isti filii Sem secundum cognationes
12- 1 Egredere de terra tua, et de cognatione tua
- 3 IN TE BENEDICENTUR universæ cognationes terræ
24- 4 Ad terram et cognationem meam proficisc.
-38 De cognatione mea accipies uxorem
-40 Accipiesque uxorem filio meo de cognatione mea
36-40 Hæc ergo nomina ducum Esaü in cognationibus
43-18 Et tollite inde patrem vestr. et cognationem
Exod 1- 6 Quo mortuo... omnique cognatione illa
6-15 Hæ cognationes Ruben. Filii Simeon
-16 Hæc nomina filiorum Levi per cognationes
-17 Filii Gerson: Lobni et Semei, per cognationes suas
-19 Hæ cognationes Levi per familias suas
-24 Hæ sunt cognationes Coritarum
-25 Hi sunt principes... per cognationes suas
Levit. 20-20 Revelaverit ignominiam cognationis suæ
25-41 Egredietur... et revertetur ad cognationem et ad possessionem patrum
Num. 1- 2 Tollite...Isr. per cognationes et domos suas
- 4 Eruntque vobiscum,.. in cognationibus suis
-16 Hi nobilissimi... per... cognationes suas
-18 Recensentes eos per cognationes et domos

Per generationes et familias ac domos cognationum suarum... { -20 De filiis Ruben
-22 De filiis Simeon
-24 De filiis Gad
-26 De filiis Juda
-28 De filiis Issachar
-30 De filiis Zabulon
-32 De filiis Joseph, filiorum Ephraïm
-34 Porro filiorum Manasse
-36 De filiis Benjamin
-38 De filiis Dan
-40 De filiis Aser
-42 De filiis Nephthali } recensiti... a vigesimo anno et supra

-44 Singulos per domos cognationum suarum
3-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas
4-22 Tolle...per domos ac familias et cognationes suas
-34 Recensuerunt... per cognationes et domos
-38 Numerati sunt... per cognationes et domos
-42 Numerati sunt.. per cognationes et domos
-46 Recenseri fecit... per cognationes et domos
17- 2 Accipe ab eis virgas singulas per cognationes suas
25-14 Dux de cognatione et tribu Simeonis
26- 2 Numerate om. summam filiorum... per domos et cognationes suas
-12 Filii Simeon per cognationes suas
Num. 26-15 Filii Gad per cognationes suas
-20 Fueruntque filii Juda per cognationes suas
-23 Filii Issachar per cognationes suas
-25 Hæ sunt cognationes Issachar
-26 Filii Zabulon per cognationes suas
-27 Hæ sunt cognationes Zabulon
-28 Filii Joseph per cognationes suas
-35 Filii autem Ephraïm per cognationes suas
-37 Hæ sunt cognationes filiorum Ephraïm
-38 Filii Benjamin in cognationibus suis
-41 Hi sunt filii Benjamin per cognationes suas
-42 Filii Dan per cognationes suas
Hæ sunt cognationes Dan per familias suas
-44 Filii Aser per cognationes suas,
-47 Hæ cognationes filiorum Aser et numerus
-48 Filii Nephthali per cognationes suas
-50 Hæ sunt cognationes filiorum Nephthali
34-14 Tribus filiorum Gad... juxta cognationum numerum
36- 7 Viri ducent uxores de tribu et cognatione
Josue. 2-18 Fratresque et omnem cognationem tuam congregaveris
6-23 Supellectilem ac cognationem illius... manere fecerunt
7-14 Accedet (*tribu*) per cognationes suas
Et cognatio per domos domusque per viros
13-15 Dedit ... tribui fil. Ruben juxta cognationes
-23 Hæc est possessio Rubenitarum per cognationes
-24 Deditq.. tribui Gad... per cognationes suas
-29 Dedit.. juxta cognationes suas possessionem
-31 Parti filiorum Machir juxta cognationes suas
15- 1 Sors... per cognationes suas ista fuit
-12 Hi sunt termini... per circuitum in cognationibus suis
-20 Hæc est possessio... Juda per cognationes
16- 5 Factus est terminus filiorum Ephraïm per cognationes suas
17- 2 Isti sunt filii Manasse... per cognationes suas
19- 1 Sors secunda filiorum Simeon per cognationes suas
- 8 Hæc est hæreditas filiorum Simeon juxta cognationes suas
-10 Sors tertia filiorum Zabulon per cognationes suas
-16 Hæc est hæreditas tribus filiorum Zabulon per cognationes suas
-17 Issachar egressa est sors quarta per cognationes suas
-23 Hæc est possessio filiorum Issachar per cognationes suas
-24 Ceciditq. sors quinta...Aser per cognationes suas
-31 Hæc est possessio filiorum Aser per cognationes suas
-39 Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali per cognationes suas
-48 Hæc est possessio tribus filiorum Dan per cognationes
21- 1 Accesseruntq... et ad duces cognationum
- 7 Et filiis Merari per cognationes suas
-38 Per familias et cognationes suas
Judic. 1-25 Illum et omnem cognationem ejus dimiserunt
9- 1 Locutus est ad eos et ad omnem cognationem
16-31 Fratres ej. et universa cognatio tuler. corpus
17- 7 Adolescens de Bethlehem Juda, ex cognatione ejus
18-11 Profecti igitur sunt de cognatione Dan
Ruth. 2- 3 Booz qui erat de cognatione Elimelech
1 Reg. 9-21 Et cognatio mea novissima inter omnes
10-21 Et applicuit tribum Benjamin et cognationes ejus
Et cecidit cognatio Metri
18-18 Quæ est vita mea aut cognatio patris mei
2 Reg. 9-12 Omnis vero cognatio domus Sibæ serviebat
14- 7 Ecce consurgens universa cognatio... dicit
16- 5 Egrediebatur inde vir de cognatione domus Saül
1 Par. 2-53 Et de cognatione Cariathiarim, Jethrei
-55 Cognationes quoque scribarum habitantium in Jabes
4- 2 Hæ cognationes Sarathi
- 8 Cos autem genuit Anob... et cognationem Aharehel
-21 Et cognationes domus operantium byssum
-27 Et universa cognatio non potuit adæquare
-38 Nominati principes in cognationibus suis
5- 7 Et universa cognatio ejus, quando numerabantur
-13 Secundum domos cognationum suarum
-24 Principes domus cognationis eorum Epher
6-19 Hæ autem cognationes Levi
-54 Juxta cognationes Caathitarum
-60 Omnes civitates tred. per cognationes suas

1 Par. 6-61 Filiis autem Caath residuis de cognatione sua dederunt... urbes decem
-62 Filiis Gerson per cognationes suas
-63 Filiis autem Merari per cognationes suas
-66 Qui erant de cognatione filiorum Caath
-70 Qui de cognatione filiorum Caath reliqui erant
-71 Filiis autem Gersom, de cognatione dimidiæ tribus Manasse
7- 2 Princeps per domos cognationum suarum
- 5 Fratres... per omnem cognationem Issachar
- 9 Numerati sunt... principes cognationum suarum
-11 Filii Jadihel principes cognationum suarum
-40 Filii Aser principes cognationum
8- 6 Princ. cognationum habitantium in Gabaa
-13 Princ. cognationum habitantium in Ajalon
-28 Hi patriarchæ et cognationum principes
9- 9 Omnes hi, principes cognationum
12-30 Viri nominati in cognationibus suis
23-24 Hi filii Levi in cognationibus... suis
26-31 Secundum familias et cognationes eorum
2 Par. 19-10 Inter cognationem et cognationem
35- 4 Præparate vos per domos et cognationes
Tobiæ. 1-19 Pergebat per omnem cognationem suam
7-14 Ut ista conjungeretur cognationi suæ
14-17 Omnis autem cognatio ejus... permansit
Esth. 16-18 Et omnis cognatio ejus pendet in patibulis
Job. 32- 2 Barachel Buzites, de cognatione Ram.
Psal. 73- 8 Dixerunt in corde suo cognatio eorum
Sap. 8-17 Immortalitas est in cognatione sapientiæ
Jerem. 1-15 Ecce ego convocabo omnes cognationes
2- 4 Audite... omnes cognationes domus Israël
3-14 Et assumam... duos de cognatione
8- 3 Omnes qui residui fuerint de cognatione
25- 9 Et assumam universas cognationes Aquilonis
31- 1 Ero Deus universis cognationibus Israël
33-24 Duæ cognationes quas elegerat Dominus
Ezech. 20-32 Erimus sicut... cognationes terræ
Amos. 3- 1 Super omnem cognationem quam eduxi
- 2 Vos cognovi ex omnibus cognationibus terræ
2 Mac. 5- 9 Quasi pro cognatione ibi refugium habiturus
Marc. 6- 4 Non est propheta... et in cognatione sua
Luc. 1-61 Nemo est in cognatione tua qui vocetur hoc nomine
Act. 7- 3 Exi de terra tua et de cognatione tua
-14 Joseph accersivit... et omnem cognationem suam

COGNATUS.

Exod. 18- 1 Sacerdos Madian cognatus Moysi
- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi
- 6 Ego Jethro cognatus tuus venio ad te
- 7 Qui egressus in occursum cognati sui
- 8 Narravit Moyses cognato suo cuncta
-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta
-14 Quod cum vidisset cognatus ejus
-27 Dimisitque cognatum suum
Num. 10-29 Dixit... filio Raguel Madianitæ cognato suo
27- 3 Date nobis possessionem inter cognatos patris nostri
- 6 Da eis possessionem inter cognatos patris sui
35-12 Cognatus occisi non poterit eum occidere
-21 Cognatus occisi statim ut invenerit eum
Judic. 1-16 Cognati Moysi ascenderunt de civitate
4-11 Recesserat...a... filiis Hobab cognati Moysi
Tobiæ. 2-15 Parentes et cognati ejus irridebant vitam
Eccli. 41-25 (*Erubescite*) ab aversione vultus cognati
Dan. 13-30 Venit cum... filiis et universis cognatis suis
-63 Cum Joakim marito ejus, et cognatis omn.
1 Mac. 10-89 Sicut consuetudo est dari cognatis regum
2 Mac. 5- 6 Nec cogitabat... adversum cognatos malum
8- 1 Et convocantes cognatos et amicos
11-35 Quæ Lysias cognatus regis concessit vobis
15-18 Pro fratribus et cognatis minor sollicitudo
Luc. 1-58 Et audierunt vicini et cognati ejus
2-44 Requirebant eum inter cognatos et notos
14-12 Noli vocare... neque cognatos
21-16 Trademini autem a... fratribus, et cognatis
Joan. 18-26 Cognatus ejus, cujus abscidit Petrus auriculam
Act. 10-24 Convocatis cognatis suis et... amicis
Rom. 9- 3 Qui sunt cognati mei secundum carnem
16- 7 Salutate... cognatos et concaptivos meos
-11 Salutate Herodionem cognatum meum
-21 Lucius, et Jason, et Sosipater cognati mei

COGNITIO.

Act. 25-21 Ut servaretur ad Augusti cognitionem
Rom. 3-20 Per legem enim cognitio peccati
2 Petr. 1- 2 Et pax adimpleatur in cognitione Dei
2 Petr. 1- 3 Per cognitionem ejus, qui vocavit nos
- 8 Vos constituent in Domini nostri Jesu Christi cognitione.
2-20 Refugientes coinquinationes mundi in cognitione Domini nostri
3-18 In gratia, et in cognitione Domini nostri

COGNITOR.

Dan. 13-42 Deus æterne, qui absconditorum es cognitor

COGNOMEN.

2 Reg. 20-21 Seba filius Bochri cognomine
Eccli. 47-19 Cui est cognomen Deus Israël

COGNOMENTUM.

Gen. 35- 6 Venit igitur Jacob Luzam... cognomento Bethel
Dan. 10- 1 Revelatum est Danieli cognomento Baltassar

COGNOMINO.

4 Reg. 17-34 Jacob, quem cognominavit Israël
Sap. 14- 8 Cum esset fragile, Deus cognominatus est
1 Mac. 2- 2 Joannem, qui cognominabatur Gaddis
- 3 Simonem qui cognominabatur Thasi
- 5 Eleazarum qui cognominabatur Abaron Jonathan qui cognominabatur Apphus
10- 1 Qui cognominatus est Nobilis
2 Mac. 6- 2 Et cognominare Jovis Olympii
Luc. 6-14 Simonem quem cognominavit Petrum
22- 3 Qui cognominabatur Iscariotes
Joan. 5- 2 Piscina quæ cognominatur hebraïce Bethsaida
Act. 1-23 Barsabas, qui cognominatus est Justus
4-36 Joseph a. qui cognominatus est Barnabas
10- 5 Qui cognominatur Petrus
-18 Si Simon qui cognominatur Petrus
-32 Accersi Simonem qui cognominatur Petrus
11-13 Accersi Simonem qui cognominatur Petrus
-26 Ut cognominarentur primum Antiochiæ discipuli
12-12 Joannis qui cognominatus est Marcus
-25 Qui cognominatus est Marcus
15-22 Qui cognominabatur Barsabas
-37 Joannem qui cognominabatur Marcus
Rom. 2-17 Si autem tu Judæus cognominaris
Hebr. 3-13 Donec Hodie cognominatur

COGNOSCIBILITER.

Sap. 13- 5 Cognoscibiliter poterit creator horum videri

COGNOSCO.

Simplici sensu.

Gen. 3- 7 Cumque cognovissent se esse nudos
22-12 Nunc cognovi quod times Deum
27-23 Et non cognovit eum, quia pilosæ manus
42- 8 Ipse cognoscens, non est cognitus ab eis
Exod. 2-25 Respexit Dominus filios Israël et cognovit eos
18-11 Nunc cognovi, quia magnus Dominus
Levit. 4-28 Et cognoverit peccatum suum
5- 3 Si tetigerit... oblitaque cognoverit postea
Num. 13-28 Ut ex his fructibus cognosci potest
30- 4 Si cognoverit pater votum quod pollicita est
Deut. 4-32 Si... aut unquam cognitum est
11- 2 Cognoscite hodie quæ ignorant filii vestri
34- 6 Non cognovit homo sepulcrum ejus
Josue. 23-14 Et toto animo cognoscetis
Judic. 16- 9 Et non est cognitum in quo esset fortitudo
Ruth. 3-14 Antequam homines se cognoscerent mutuo
1 Reg. 3-20 Et cognovit universus Israël a Dan
4- 6 Et cognoverunt quod arca Domini venisset
20- 9 Si certe cognovero completam esse patris mei malitiam
24-12 Vide et cognosce oram chlamydis tuæ
26-17 Cognovit autem Saül vocem David.
2 Reg. 3-37 Et cognovit omne vulgus et universus Israël
5-12 Et cognovit David quoniam confirmasset
19- 6 Et vere cognovi modo quia si Absalom
3 Reg. 8-38 Si quis cognoverit plagam cordis sui
14- 2 Ne cognoscaris quod sis uxor Jeroboam
17-24 In isto cognovi quoniam vir Dei es tu
18- 7 Cum cognovisset eum, cecidit super faciem
20-41 Et cognovit eum rex Israël
1 Par. 14- 2 Cognovitque David quod confirmasset eum
17-18 Quid ultra addere potest David cum... cognoveris eum?
2 Par. 6-29 Cognoscens plagam et infirmitatem suam
-33 Cognoscant quia nomen tuum invocatum est
33-13 Cognovit Manasses quod Dominus ipse esset
2 Esdr. 9-10 Cognovisti enim quia superbe egerant
13-10 Cognovi quod partes Levitarum non fuissent datæ
Tobiæ. 5-19 Ne irascaris quod voluerim cognoscere genus
8-19 Ut cognoscat universitas gentium
Judith. 8-30 Quod potui loqui, Dei esse cognoscitis.
11-13 Ego ancilla tua cognoscens fugi ab illis
14- 5 Cumque cognoveritis fugere eos
Esth. 9- 4 Principem esse palatii et plurimum posse cognoverant
16-22 Ut et in posterum cognoscatur (*dies*)
Job. 2-12 Non cognoverunt eum et excl. ploraverunt
7-10 Neque cognoscet eum amplius locus ejus
11- 8 Profundior inferno et unde cognosces?
21-29 Hæc eadem illum intelligere cognoscetis
23- 3 Quis mihi tribuat ut cognoscam
34-19 Nec cognovit tyrannum, cum disceptaret
Psal. 9-17 Cognoscetur Dominus judicia faciens
13- 3 Et viam pacis non cognoverunt
- 4 Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem
17-45 Populus quem non cognovi servivit mihi
19- 7 Nunc cognovi quoniam salvum fecit Dom.
31- 5 Delictum meum cognitum tibi feci
40-12 In hoc cognovi quoniam voluisti me
47- 4 Deus in domibus ejus cognoscetur
49-11 Cognovi omnia volatilia cœli
50- 5 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco
55-10 Ecce cognovi quoniam Deus meus es
66- 3 Ut cognoscamus in terra viam tuam
70-15 Quoniam non cognovi litteraturam
72-16 Existimabam ut cognoscerem hoc
73- 5 Et non cognoverunt sicut in exitu super summum
- 9 Et nos non cognoscet amplius
76-20 Et vestigia tua non cognoscentur
77- 3 Quanta audivimus et cognovimus ea
- 6 Ut cognoscat generatio altera
82-19 Et cognoscant quia nomen tibi Dominus
87-13 Cognoscentur in tenebris mirabilia tua
90-14 Quoniam cognovit nomen meum
91- 7 Vir insipiens non cognoscet
94-11 Et isti non cognoverunt vias meas
100- 4 Declinantem a me malig. non cognoscebam
102-14 Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum
-16 Non cognoscet amplius locum suum
103-19 Sol cognovit occasum suum
118-75 Cognovi, Domine, quia æquitas judicia tua
-152 Initio cognovi de testimoniis tuis
134- 5 Quia ego cognovi quod magnus est Dominus
137- 6 Et alta a longe cognoscit
138- 1 Domine, probasti me et cognovisti me
- 2 Tu cognovisti sessionem meam
- 5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia
-14 Et anima mea cognoscit nimis
-23 Interroga me, et cognosce semitas meas
139-13 Cognovi quia faciet Dominus judicium
141- 4 Et tu cognovisti semitas meas
- 5 Et non erat qui cognosceret me
Prov. 2- 2 Inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam
24-23 Cognoscere personam in judicio non est bonum
28-21 Qui cognoscit in judicio faciem, non benefacit
Eccle. 3-12 Et cognovi quod non esset melius nisi lætari
-22 Quis enim eum adducet, ut post se futura cognoscat?
6- 5 Neque cognovit distantiam boni et mali
7-26 Et ut cognoscerem impietatem stulti
-30 Et quis cognovit solutionem verbi?
8-12 Ego cognovi quod erit bonum timentibus
Sap. 18- 6 Illa enim nox ante cognita est a patribus
Eccli. 6-23 Quibus autem cognita est permanet (*sapientia*)
17-24 Cognosce justitias et judicia Dei
18-10 Cognovit subversionem illorum
19-26 Ex visu cognoscitur vir
Ab occursu faciei cognoscitur sensatus
23-28 Et non cognovit quon. oculi Domini...
25- 6 Et presbyteris cognoscere consilium!
36- 2 Ut cognoscant quia non est Deus nisi tu
- 5 Ut cognoscant te sicut et nos cognovimus
-13 Ut cognoscant quia non est Deus nisi tu
37-15 Quemcumque cognoveris observantem
42-19 Cognovit enim Dominus omnem scientiam
46- 8 Ut cognoscant gentes potentiam ejus
-18 Cognitus est in verbis suis fidelis
Isai. 1- 3 Cognovit bos possessorem suum
Israël autem me non cognovit
6- 9 Videte visionem et nolite cognoscere
19-21 Et cognoscetur Dominus ab Ægypto
Et cognoscent Ægyptii Dominum
33-13 Cognoscite vicini fortitudinem meam
37-20 Ut cognoscant omnia regna terræ
43-19 Nunc orientur, utique cognoscetis ea
44-19 Neque cognoscunt, neque sentiunt
45- 4 Assimilavi te, et non cognovisti me
- 5 Accinxi te, et non cognovisti me
48- 7 Ne forte dicas: Ecce ego cognovi ea

Isai. 48- 8 Neque audisti, neque cognovisti
55- 5 Et gentes, quæ te non cognoverunt
59-12 Et iniquitates nostras cognovimus
61- 9 Omnes, qui viderint eos, cognoscent illos
66-14 Et cognoscetur manus Domini servis ejus
Jerem. 4-22 Stultus populus meus me non cognovit
5- 5 Ipsi enim cognoverunt viam Domini
6-18 Audite, gentes, et cognosce, congregatio
8- 7 Milvus in cœlo cognovit tempus suum
Populus autem meus non cognovit judicium Domini
9- 3 Et me non cognoverunt, dicit Dominus
10-25 Gentes quæ non cognoverunt te
11-18 Domine, demonstrasti mihi, et cognovi
-19 Et non cognovi quia cogitaverunt super me consilia
14-20 Cognovimus, Domine, impietates nostras
17- 9 Quis cognoscet illud?
22-16 Numquid non ideo quia cognovit me
24- 5 Sic cognoscam transmigrationem Juda
26-15 Scitote, et cognoscite quod si occideritis me
31-34 Cognosce Dominum
Omnes enim cognoscent me
Thren. 4- 8 Non sunt cogniti in plateis
Ezech. 14-23 Cognoscetis quod non frustra fecerim omnia
Dan. 4-14 Donec cognoscant viventes
-23 Postquam cognoveris potestatem esse cœlestem
5-21 Donec cognosceret quod potestatem haberet
11-39 Muniat.. cum deo alieno quem non cognovit
13-48 Neque quod verum est cognoscentes
Osee. 5- 4 Et Dominum non cognoverunt
6- 3 Sequemurque ut cognoscamus Dominum
8- 2 Deus meus, cognovimus te Israël
- 4 Principes extiterunt et non cognovi
13- 5 Ego cognovi te in deserto
Amos. 3- 2 Vos cognovi ex omnibus cognationibus
5-12 Quia cognovi multa scelera vestra
Jonæ. 1-10 Cognoverunt e. viri quod a facie Dei fugeret
Mich. 4-12 Ipsi a. non cognoverunt cogitationes Domini
6- 5 Ut cognosceres justitias Domini
Nahum. 3-17 Et non est cognitus locus earum ubi fuerint
Habac. 2-14 Quia replebitur terra, ut cognoscant gloriam Domini
Zach. 2- 9 Et cognoscetis quia Dominus exerc. misit me
11-11 Et cognoverunt sic pauperes gregis
1 Mac. 1- 6 Et cognovit quia moreretur
2-39 Et cognovit Mathathias et amici ejus
3-11 Et cognovit Judas, et exiit obviam illi
-42 Et cognoverunt verba regis
5-34 Et cognoverunt castra Timothei
6-13 Cognovi ergo quia propterea invenerunt me
-17 Et cognovit Lysias quoniam mortuus est rex
7-25 Et cognovit quia non potest sustinere eos
-31 Cognovit Nicanor quoniam denudatum est
9-32 Et cognovit Bacchides et quærebat eum occidere
-33 Et cognovit Jonathas et Simon frater ejus
-34 Cognovit Bacchides et die sabb. venit
-63 Et cognovit Bacchides, et congregavit
10-80 Et cognovit Jonathas quoniam insidiæ sunt post se
12-22 Et nunc ex quo hæc cognovimus
-29 Qui cum eo erant non cognoverunt usque mane
-50 At illi cum cognovissent quia comprehensus
13-14 Et ut cognovit Tryphon quia surrexit Simon
-17 Cognovit Simon quia cum dolo loqueretur
16-22 Cognovit en. quia quærebant eum perdere
2 Mac. 2- 7 Ut autem cognovit Jeremias culpans illos
3-28 Manifesta Dei cognita virtute
4-21 Cum cognovisset Antiochus alienum se
-33 Quod cum certissime cognovisset Onias
11- 6 Cognoverunt expugnari præsidia
-26 Ut cognita nostra voluntate, bono animo sint
12- 5 Crudelitatem... ut cognovit, præcepit viris
- 8 Sed cum cognovisset et eos
-21 Cognito autem Judæ adventu
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupatorem venire
-10 Quibus Judas cognitis, præcepit populo
-23 Ut autem cognovit rebellasse Philippum
14- 1 Cognovit Judas, et qui cum eo erant
- 9 Sed oro his singulis, o rex, cognitis
-28 Quibus cognitis Nicanor consternabatur
-31 Cum ille cognovit fortiter se a viro præventum
15-28 Cognoverunt Nicanorem ruisse cum armis
Matth. 7-16 A fructibus eorum cognoscetis eos
-20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos
14-35 Et cum cognovissent eum viri loci illius
17-12 Elias jam venit et non cognoverunt eum
21-45 Cognoverunt quod de ipsis diceret
22-18 Cognita autem Jesus nequitia eorum
24-39 Et non cognoverunt donec venit diluvium

Marc. 2- 8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo
4-13 Quomodo omnes parabolas cognoscetis?
5-30 Cognoscens virtutem quæ exierat de illo
6-33 Viderunt eos abeuntes et cognoverunt multi
-38 Et cum cognovissent, dicunt: Quinque
-54 Continuo cognoverunt eum
8-17 Quo cognito, ait illis Jesus: Quid cogitatis Nondum cognoscitis, nec intelligitis?
12-12 Cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam hanc dixerit
13-28 Cognoscitis quia in proximo sit æstas
15-45 Et cum cognovisset a centurione
Luc. 1- 4 Ut cognoscas eorum verborum.. veritatem
-22 Et cognoverunt quod visionem vidisset
2-17 Videntes autem cognoverunt de verbo
-43 Et non cognoverunt parentes ejus
5-22 Ut cognovit autem Jesus cogitationes eorum
6-44 Arbor de fructu suo cognoscitur
7-37 Ut cognovit quod accubuisset in domo
8-17 Nec(*est*)absconditum quod non cognoscatur
9-11 Quod cum cognovissent turbæ
12-47 Qui cognovit voluntatem domini sui
-48 Qui autem non cognovit et fecit digna plagis
19-42 Quia si cognovisses, et tu
-44 Eo quod non cognoveris tempus visitationis
20-19 Cognoverunt enim quod ad ipsos dixerit
23- 7 Ut cognovit quod de Herodis potestate esset
24-18 Et non cognovisti quæ facta sunt in illa
-31 Aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum
-35 Cognoverunt eum in fractione panis
Joan. 1-10 Et mundus eum non cognovit
4- 1 Ut ergo cognovit Jesus
-53 Cognovit ergo pater quia illa hora erat
5- 6 Et cognovisset quia jam multum tempus haberet
-42 Sed cognovi vos quia dilectionem Dei non habetis
6-15 Jesus ergo cum cognovisset quia venturi
-70 Et nos credidimus et cognovimus
7-17 Cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit
-26 Numquid vere cognoverunt principes
-51 Audierit ab ipso et cognoverit quid faciat
8-27 Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum
-28 Tunc cognoscetis quia ego sum
-32 Cognoscetis veritatem, et veritas liberab. vos
-43 Quare loquelam meam non cognoscitis?
-52 Nunc cognovimus quia dæmonium habes
-55 Et non cognovistis eum: ego autem novi
10- 6 Illi a. non cognoverunt quid loqueretur eis
-14 Ego sum Pastor bonus et cognosco oves meas
Et cognoscunt me meæ
-27 Vocem meam audiunt, et ego cognosco eas
-38 Ut cognoscatis et credatis quia Pater in me est
11-56 Ut si quis cognoverit ubi sit, indicet
12- 9 Cognovit ergo turba multa ex Judæis
-16 Hæc non cognoverunt Discipuli ejus
13-35 In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis
14- 7 Si cognovissetis me, et Patrem meum utique cognovissetis
Et amodo cognoscetis eum et vidistis eum.
- 9 Et non cognovistis me?
-17 Vos autem cognoscetis eum
-20 In illo die vos cognoscetis, quia ego sum
-31 Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem
16-19 Cognovit autem Jesus, quia volebant
17- 3 Ut cognoscant te solum Deum verum
- 7 Nunc cognoverunt quia omnia... abs te sunt
- 8 Et cognoverunt vere quia a te exivi
-23 Et cognoscat mundus, quia tu me misisti
-25 Pater juste, mundus te non cognovit; ego autem te cognovi, et hi cognoverunt, quia tu me misisti
19- 4 Ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam
21- 4 Non tamen cognoverunt Discipuli quia Jesus est
Act. 3-10 Cognoscebant autem illum quod ipse erat
4-13 Et cognoscebant eos, quoniam cum Jesu fuerant
7-13 Cognitus est Joseph a fratribus suis
9-30 Quod cum cognovissent fratres
12-14 Et ut cognovit vocem Petri
17-13 Cum a. cognovissent in Thessalonica Judæi
19-34 Quem ut cognoverunt Judæum esse
21-34 Et cum non posset certum cognoscere
22-14 Præordinavit te ut cognosceres
23-15 Tanquam aliquid certius cognituri de eo
-27 Cognito quia Romanus est
-34 Et cognoscens quia de Cilicia
24- 8 A quo poteris... de omnibus istis cognoscere
-11 Potes enim cognoscere quia non plus sunt mihi dies

Act. 28- 1 Tunc cognovimus quia Melita insula vocabatur
Rom. 1-21 Quia cum cognovissent Deum
-32 Qui, cum justitiam Dei cognovissent
3-17 Et viam pacis non cognoverunt
7- 7 Sed peccatum non cognovi, nisi per legem
10-19 Numquid Israel non cognovit?
11-34 Quis enim cognovit sensum Domini?
16-26 In cunctis Gentibus cogniti
1 Cor. 1-21 In Dei sapientia non cognovit mundus
2- 8 Quam nemo principum hujus sæculi cognovit: si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent
-11 Ita et quæ Dei sunt nemo cognovit
-16 Quis enim cognovit sensum Domini
4-19 Et cognoscam non sermonem eorum... sed virtutem
8- 2 Nondum cognovit quemadmodum oporteat
- 3 Si quis a. diligit Deum, hic cognitus est ab eo
13- 9 Ex parte enim cognoscimus
-12 Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum
14-37 Cognoscat quæ scribo vobis
16-18 Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt
2 Cor. 1-13 Quæ legistis et cognovistis: spero a. quod usque in finem cognoscetis
-14 Sicut et cognovistis nos ex parte
2- 9 Ut cognoscam experimentum vestrum
5-16 Et si cognovimus secundum carnem Christum
6- 8 Et veraces, sicut qui ignoti, et cogniti
13- 5 An non cognoscitis vosmetipsos
- 6 Cognoscetis, quia nos non sumus reprobi
Galat. 2- 9 Et cum cognovissent gratiam, quæ data est mihi
3- 7 Cognoscite ergo, quia qui ex fide sunt
4- 9 Nunc autem cum cognoveritis Deum, imo cogniti sitis a Deo
Ephes. 6-22 Ut cognoscatis quæ circa nos sunt
Philip. 2-19 Cognitis quæ circa vos sunt
-22 Experimentum autem ejus cognoscite
3-10 Ad cognoscendum illum et virtutem
Colos. 1- 6 Et cognovistis gratiam Dei in veritate
4- 8 Quem misi... ut cognoscat quæ circa vos sunt
1 Thes. 3- 5 Misi ad cognoscendam fidem vestram
1 Tim. 4- 3 Fidelibus et iis qui cognoverunt veritatem,
2 Tim. 2-19 Cognovit Dominus qui sunt ejus
-25 Det illis pœnitentiam ad cognoscendam veritatem
Hebr. 3-10 Ipsi autem non cognoverunt vias meas
8-11 Cognosce Dominum, quoniam omnes scient me
10-34 Cognoscentes vos habere meliorem... substantiam
13-23 Cognoscite fratrem nostrum Timotheum
2 Petr. 2-21 Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiæ
1 Joan. 2- 3 In hoc scimus quoniam cognovimus eum
-13 Scribo vobis, patres, quoniam cognovistis eum
-14 Scribo vobis, infantes, quoniam cognovistis patrem
3- 6 Non vidit enim, nec cognovit eum
-16 In hoc cognovimus charitatem Dei
-19 In hoc cognoscimus quoniam ex veritate sumus
4- 2 In hoc cognoscitur Spiritus Dei
- 6 In hoc cognoscimus Spiritum veritatis
- 7 Ex Deo natus est, et cognoscit Deum
-13 In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus
-16 Et nos cognovimus, et credidimus charitati
5- 2 In hoc cognoscimus quoniam diligimus
-20 Et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum
2 Joan. - 1 Sed et omnes qui cognoverunt veritatem
Apoc. 2-24 Et qui non cognoverunt altitudines Satanæ

COGNOSCO, *pro copula carnis.*

Gen. 4- 1 Adam vero cognovit uxorem suam Evam
-17 Cognovit autem Caïn uxorem suam
-25 Cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam
19- 5 Educ illos huc ut cognoscamus eos
- 8 Habeo duas filias quæ necdum cognoverunt virum
38-26 Attamen ultra non cognovit eam
Num. 31-35 Animæ... quæ non cognoverant viros
Judic. 21-11 Et mulieres quæ cognoverunt viros, interficite
1 Reg. 1-19 Cognovit a. Elcana Annam uxorem suam
3 Reg. 1- 4 Rex vero non cognovit eam
Judith. 16-26 Ita ut non cognosceret virum
Matth. 1-25 Non cognoscebat eam donec peperit filium
Luc. 1-34 Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?

COGO.

Gen. 19-15 Cumque esset mane, cogebant eum Angeli
Exod. 12-39 Neque enim poterant fermentari cogentibus exire Ægyptiis
22-11 Et ille reddere non cogetur
Levit. 24-20 Qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur
Judic. 13-16 Si me cogis, non comedam panes tuos
1 *Reg.* 28-23 Coëgerunt autem eum servi sui et mulier
2 *Reg.* 12-17 Cogentes eum ut surgeret de terra
13-25 Cum autem cogeret eum, et noluisset ire
-27 Coëgit itaque Absalom eum et dimisit
4 *Reg.* 2-17 Coëgeruntque eum, donec acquiesceret
5-23 Et coëgit eum, ligavitque duo talenta
2 *Par.* 24- 6 Ut cogeres Levitas inferre de Juda... pecuniam
Esth. 1- 8 Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum
Job. 37-21 Subito aër cogetur in nubes
39-16 Frustra laboravit, nullo timore cogente
Eccli. 31-25 Et si coactus fueris in edendo multum
Isai. 16- 3 Ini consilium, coge concilium
59-10 Quasi fluvius... quem spiritus Domini cogit
1 *Mac.* 1-53 Et præposuit principes... qui hæc fieri cogerent
2-15 Ut cogerent eos, qui confugerant in civitatem
-25 Qui cogebat immolare, occidit
2 *Mac.* 6- 7 Cogebantur hedera coronati Libero circuire
Marc. 6-45 Et statim coëgit Discipulos suos ascendere navim
Luc. 24-29 Et coëgerunt illum dicentes: Mane
Act. 16-15 Introite... et manete: et coëgit nos
28-19 Coactus sum appellare Cæsarem
2 *Cor.* 12-11 Factus sum insipiens, vos me coëgistis
Galat. 2-14 Quomodo gentes cogis judaïzare?
6-12 Hi cogunt vos circumcidi

COHABITANTES.

Act. 22-12 Testimonium habens ab omnibus cohabitantibus Judæis
1 *Petr.* 3- 7 Similiter cohabitantes secundum scientiam.

COHÆREO.

Exod. 26- 3 Et aliæ quinque nexu simili cohærebunt
28-14 Et duas catenulas... sibi invicem cohærentes
-22 Facies... catenas sibi invicem cohærentes
39-15 Fecerunt... et catenulas sibi invicem cohærentes
3 *Reg.* 7-32 Rotæ... cohærebant sibi subter basim
Job. 41-14 Membra carnium ejus cohærentia sibi
Zach. 13- 7 Framea suscitare... super virum cohærentem mihi

COHÆRES.

Eccli. 22-29 Ut et in hæreditate illius cohæres sis
Rom. 8-17 Hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi
Ephes. 3- 6 Gentes esse cohæredes et concorporales
Hebr. 11- 9 Habitando cum Isaac, et Jacob cohæredibus
1 *Petr.* 3- 7 Tanquam et cohæredibus gratiæ vitæ

COHIBEO.

Gen. 45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph
Num. 17- 5 Et cohibebo a me querimonias filiorum Israël
2 *Reg.* 24-25 Et cohibita est plaga ab Israël
Job. 29-10 Vocem suam cohibebant duces
Prov. 25-28 Qui non potest in loquendo cohibere spirit.

COHORS.

2 *Mac.* 5- 2 Et hastis, quasi cohortes, armatos
12-20 Ordinatis... sex millibus et constitutis per cohortes
-22 Cumque cohors Judæ prima apparuisset
Matth. 27-27 Congregaverunt ad eum universam cohortem
Marc. 15-16 Et convocant totam cohortem
Joan. 18- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem
-12 Cohors ergo, et tribunus... comprehenderunt Jesum
Act. 10- 1 Centurio cohortis quæ dicitur Italica
21-31 Nuntiatum est tribuno cohortis
27- 1 Centurioni, nomine Julio, cohortis Augustæ

COHORTANTES.

Josue. 8-16 Et se mutuo cohortantes, persecuti sunt eos

COINQUINATIO.

1 *Esdr.* 6-21 Qui se separaver. a coinquinatione Gentium
9-11 Ab ore usque ad os in coinquinatione sua
Judith. 9- 2 Violatores extiterunt in coinquinatione sua
2 *Mac.* 5-27 Ne participes essent coinquinationis
2 *Petr.* 2-13 Coinquinationes, et maculæ deliciis affluentes
-20 Si enim refugientes coinquinationes

COINQUINO.

Judith. 13-20 Non permisit me Dominus ancillam suam coinquinari
Eccli. 21-31 Susurro coinquinabit animam suam
22-15 Et non coinquinaberis peccato illius
51- 7 Et a lingua coinquinata, et a verbo mendacii
Baruc. 3-11 Coinquinatus es cum mortuis
Ezech. 22-26 Et coinquinabar in medio eorum
1 *Mac.* 1-45 Et multi ex Israël.. coinquinaverunt sabbatum
-49 Et jussit coinquinari sancta
-51 Et coinquinari animas eorum in omnibus
-65 Elegerunt magis mori, quam cibis coinquinari
2-12 Et coinquinaverunt ea Gentes
2 *Mac.* 14- 3 Sed voluntarie coinquinatus est
Matth. 15-11 Non quod intrat in os, coinquinat hominem, sed quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem
-18 Et ea coinquinant hominem
-20 Hæc sunt quæ coinquinant hominem, non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem
Marc. 7-15 Nihil est... quod possit eum coinquinare
Tit. 1-15 Coinquinatis et infidelibus nihil est mundum
Apoc. 3- 4 Qui non coinquinaverunt vestimenta sua
14- 4 Qui cum mulieribus non sunt coinquinati
21-27 Non intrabit in eam aliquid coinquinatum

COITUS.

Gen. 30-39 Factumque est ut in ipso calore coïtus
38-18 Ad unum igitur coïtum mulier concepit
Levit. 15-16 Vir de quo egreditur semen coïtus
-32 Ista est lex ejus,... qui polluitur coïtu
18-17 Et talis coïtus incestus est
-22 Non commiscearis coïtu fœmineo
19-20 Homo si dormierit cum muliere coïtu seminis
20-13 Qui dormierit cum masculo coïtu fœmineo
22- 4 Ex quo egreditur semen quasi coïtus
Num. 31-17 Mulieres quæ noverunt viros in coïtu

COLAIA.

Cum Judæi reversi sunt ex captivitate Babyloniorum, reducente eos Esdra, statutum est ut populi principes habitarent Hierosolymis; reliqua vero plebs misit sortem ut decima pars Hierosolymis habitaret præter eos qui in eadem metropoli sedem sibi eligere voluissent. Inter eos ultimos designavit sors Colaïa filium Masia de tribu Benjamin.

2 *Esdr.* 11- 7 Filius Colaïa, filius Masia

COLAPHI.

Matth. 26-67 Tunc expuerunt... et colaphis eum ceciderunt
Marc. 14-65 Cœperunt quidam... et colaphis eum cædere
1 *Cor.* 4-11 Et colaphis cædimur, et instabiles sumus

COLAPHIZO.

2 *Cor.* 12- 7 Datus est mihi... angelus Satanæ qui me colaphizet
1 *Petr.* 2-20 Si peccantes et colaphizati suffertis

COLIAS.

Pater pseudoprophetæ Achab. Per captivitatem Babylonis, Achab filius Coliæ et Sedecias filius Amasiæ, captivos in errorem inducebant falsis prædictionibus et prophetiis. Jeremias propheta, qui tunc manebat Jerusalem, scripsit ad captivos Babylonis et illis ait: Hæc dicit Dominus ad Achab filium Coliæ et ad Sedeciam filium Maasiæ, qui prophetant vobis in nomine meo mendaciter: Ecce ego tradam eos in manus Nabuchodonosor regis Babylonis, et percutiet eos in oculis vestris.

Jerem. 29-21 Hæc dicit Dominus...ad Achab filium Coliæ

COLLABOR.

1 *Reg.* 21-13 Et collabebatur inter manus eorum
Dan. 8-18 Collapsus sum pronus in terram

COLLABORO.

Philip. 1-27 Unanimes collaborantes fidei Evangelii
2 *Tim.* 1- 8 Sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei

COLLACTANEUS.

2 *Mac.* 9-29 Transferebat autem corpus Philippus collactaneus ejus
Act. 13- 1 Qui erat Herodis tetrarchæ collactaneus

COLLATIO.

2 *Mac.* 12-43 Et facta collatione, duodecim millia drachmas...
Rom. 15-26 Collationem aliquam facere in pauperes

COLLAUDATIO.

Psal. 32- 1 Rectos decet collaudatio

COLLAUDO.

Eccli. 17- 8 Ut nomen sanctificationis collaudent
38- 3 Et in conspectu magnatorum collaudabitur
39-12 Collaudabunt multi sapientiam ejus
-19 Et collaudate canticum et benedicite
-41 Et nunc in omni corde et ore collaudate
51- 1 Et collaudabo te Deum salvatorem meum
-15 Et collaudabo illud in confessione
1 *Mac.* 4-33 Et collaudent te omnes qui noverunt
Act. 2-47 Collaudantes Deum, et habentes gratiam

COLLECTA.

Levit. 23-36 Est enim cœtus atque collectæ
Deut. 16- 8 Quia collecta est Domini Dei tui
2 *Par.* 7- 9 Fecitque die octavo collectam
2 *Esdr.* 8-18 Fecerunt... et in die octavo collectam juxta ritum
1 *Cor.* 16- 1 De collectis autem, quæ fiunt in sanctos
- 2 Ut non, cum venero, tunc collectæ fiant

COLLECTIO.

Judith. 7-11 Defecerunt cisternæ, et collectiones aquarum
Eccli. 26- 6 Delaturam civitatis et collectionem populi
Isai. 32-10 Collectio ultra non veniet
Hebr. 10-25 Non deserentes collectionem nostram

COLLEGA.

Job. 16-22 Quomodo judicatur filius hominis cum collega suo
Dan. 4- 5 Donec collega ingressus est in conspectu meo
Jonæ. 1- 7 Et dixit vir ad collegam suum

COLLIDO.

Gen. 25-22 Collidebantur in utero ejus parvuli
Judic. 5-11 Ubi collisi sunt currus
Psal. 36-24 Cum ceciderit non collidetur
88-45 Et sedem ejus in terram collisisti
Eccli. 13- 3 Quando enim se colliserint, confringetur.
Jerem. 48-12 Et lagunculas eorum collident
51-20 Collidis tu mihi vasa belli, et ego collidam in te gentes
-21 Collidam in te equum, et equitem ejus
Collidam in te currum et ascensorem ejus
-22 Collidam in te virum et mulierem
Collidam in te senem et puerum
Collidam in te juvenem, et virginem
-23 Collidam in te pastorem et gregem ejus
Collidam in te agricolam et jugales ejus
Collidam in te duces et magistratus
Dan. 5- 6 Genua ejus ad se invicem collidebantur
Nahum. 2- 4 Quadrigæ collisæ sunt in plateis

COLLIGATIO.

Isai. 58- 6 Dissolve colligationes impietatis
Jerem. 48-37 Erit: in cunctis manibus colligatio

COLLIGO, GAS.

Judith. 16-10 Colligavit cincinnos suos mitra
Prov. 22-15 Stultitia colligata est in corde pueri
30- 4 Quis colligavit aquas quasi in vestimento?
Sap. 17-17 Una enim catena tenebrarum omnes erant colligati
Eccli. 22-19 Loramentum ligneum colligatum in fundamento ædificii
27-23 Ultra eum non poteris colligare
30- 7 Pro animabus filiorum colligabit vulnera
Isai. 25- 7 Vinculi colligati super omnes populos
Dan. 3-23 In medio camino ignis ardentis colligati
Osee. 13-12 Colligata est iniquitas Ephraïm

COLLIGO, GIS.

Gen. 49-32 Collegit pedes suos super lectulum
Exod. 5- 7 Sed ipsi vadant et colligant stipulas
-11 Ite et colligite sicubi invenire poteritis
-12 Dispersusque est... ad colligendas paleas
16- 4 Egrediatur populus et colligat quæ sufficiunt
- 5 Et sit duplum quam colligere solebant
-16 Colligat unusquisq. ex eo quantum sufficit
-17 Et collegerunt, alius plus, alius minus
-18 Nec qui plus collegerat, habuit amplius
-22 In die autem sexta collegerunt cibos duplices
-26 Sex diebus colligite
-27 Et egressi de populo ut colligerent
Levit. 19- 9 Nec remanentes spicas colliges
23-22 Nec remanentes spicas colligetis

Levit. 25- 3 Putabis vineam tuam, colligesq. fructus ejus
- 5 Uvas primitiarum tuarum non colliges
-11 Primitias vindemiæ non colligetis
-20 Neque collegerimus fruges nostras ?
Num. 11- 8 Populus, et colligens illud frangebat mola
15-32 Et invenissent hominem colligentem ligna
19- 9 Colliget autem vir mundus cineres vaccæ
20-26 Aaron colligetur, et morietur ibi
31- 2 Et sic colligeris ad populum tuum
Deut. 11-14 Ut colligatis frumentum et vinum
16-13 Quando collegeris de area... fruges tuas
24-20 Si fruges collegeris olivarum, quidquid remanserit in arboribus, non reverteris ut colligas
-21 Non colliges remanentes racemos
28-39 Nec colliges ex eo quidpiam
Judic. 1- 7 Colligebant sub mensa mea ciborum reliquias :
Ruth. 2- 2 Et colligam spicas, quæ fugerint manus
- 3 Abiit itaque et colligebat spicas
- 7 Ut spicas colligeret remanentes
- 8 Ne vadas in alterum agrum ad colligendum
-15 Inde surrexit, ut spicas ex more colligeret
-16 Permittite ut absque rubore colligat, et colligentem nemo corripiat
-17 Collegit ergo in agro usque ad vesperam
Et quæ collegerat virga cædens et excutiens
-19 Ubi hodie collegisti, et ubi fecisti opus ?
1 *Reg.* 20-38 Collegit autem puer Jonathæ sagittas
2 *Reg.* 21-13 Et colligentes ossa eorum qui affixi fuerant
3 *Reg.* 17-10 Apparuit ei mulier vidua colligens ligna
-12 En colligo duo ligna, ut ingrediar
4 *Reg.* 4-39 Ut colligeret herbas agrestes
Et collegit ex ea colocynthidas agri
16- 8 Et cum collegisset argentum et aurum
22- 4 Ut confletur pecunia... quam collegerunt janitores templi a populo
-20 Idcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulcrum tuum in pace
2 *Par.* 24- 5 Et colligite de universo Israël pecuniam
34-28 Jam enim colligam te ad patres tuos
1 *Esdr.* 10- 1 Collectus est ad eum de Israel cœtus
Judith. 15-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum
Job. 16-10 Collegit furorem suum in me
Psal. 103-28 Dante te illis, colligent
128- 7 Et sinum suum qui manipulos colligit
Prov. 13-11 Quæ autem paulatim colligitur manu
27-25 Et collecta sunt fœna de montibus
Eccle. 3- 5 Tempus sparg. lapides et tempus colligendi
Cant. 6- 1 Ut pascatur in hortis, et lilia colligat
Eccli. 4-36 Non sit... manus... et ad dandum collecta.
21- 9 Quasi qui colligit lapides suos in hyeme
-10 Stuppa collecta synagoga peccantium
33-16 Et quasi qui colligit acinos post vindemiat
47-20 Collegisti quasi aurichalcum aurum
Isai. 10-14 Et sicut colliguntur ova quæ derelicta sunt
11-12 Et dispersos Juda colliget a quatuor plagis
33- 4 Et congregabuntur spolia vestra sicut colligitur bruchus
43- 9 Et collectæ sunt tribus
57- 1 Et viri misericordiæ colliguntur
A facie enim malitiæ collectus est justus
58- 8 Et gloria Domini colliget te
Jerem. 6- 9 Usque ad racemum colligent quasi in vinea
7-18 Filii colligunt ligna et patres succendunt
8- 2 Non colligentur et non sepelientur
9-22 Post tergum metentis et non est qui colligat
25-33 Et non colligentur, neque sepelientur
40-10 Vos autem colligite vindemiam et messem
-12 Collegerunt vinum et messem multam
Baruc. 1- 6 Et collegerunt pecuniam, secundum quod potuit uniuscujusque manus
4-37 Veniunt collecti ab Oriente usque ad Occid.
5- 5 Et vide collectos filios tuos ab Oriente
Ezech. 29- 5 Non colligeris, neque congregaberis
Mich. 4- 6 Et eam, quam ejeceram, colligam
7- 1 Factus sum sicut qui colligit in autumno
Soph. 3- 8 Ut congregem gentes et colligam regna
Zach. 12- 3 Et colligentur adversus eam omnia regna
1 *Mac.* 2-44 Et collegerunt exercitum et percusserunt
2 *Mac.* 2-31 Etenim intellectum colligere, et ordinare
8-31 Et cum arma eorum diligenter collegissent
12-38 Judas autem collecto exercitu venit
Matth. 7-16 Numquid colligunt de spinis uvas
13-28 Vis, imus et colligimus ea?
-29 Ne forte colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum
-30 Colligite primum zizania, et alligate ea
-40 Sicut ergo colliguntur zizania
-41 Et colligent de regno ejus omnia scandala
25-35 Hospes eram, et collegistis me
-38 Te vidimus hospitem, et collegimus te
-43 Hospes eram, et non collegistis me
Luc. 6-44 Neque enim de spinis colligunt ficus
11-23 Et qui non colligit mecum, dispergit.

Joan. 6-12 Colligite quæ superaverunt fragmenta
-13 Collegerunt ergo, et impleverunt duodecim cophinos
11-47 Collegerunt ergo pontifices et Pharisæi
15- 6 Et colligent eum, et in ignem mittent
Act. 15-25 Placuit nobis collectis in unum eligere viros
21-18 Omnesque collecti sunt seniores
23-12 Facta autem die collegerunt se

COLLIS.

Gen. 49-26 Donec veniret desiderium collium æternor.
Exod. 17- 9 Cras ego stabo in vertice collis
-10 Et Hur ascenderunt super verticem collis
Num. 23- 9 Et de collibus considerabo illum
Deut. 12- 2 Super montes excelsos et colles
33-15 De pomis collium æternorum
Josue. 5- 3 Et circumcidit filios Israel in colle Præputiorum
11-13 Quæ erant in collibus et in tumulis sitæ
Judic. 7- 1 Ad septentrionalem plagam collis excelsi
1 *Reg.* 10- 5 Post hæc venies in collem Dei
-10 Veneruntque ad prædictum collem
13-15 Venientes de Galgala in Gabaa, in colle Benjamin
23-19 In colle Hachila, quæ est ad dexteram deserti
26- 1 Ecce David absconditus est in colle Hachila
2 *Reg.* 2-24 Et venerunt usque ad collem aquæductus
4 *Reg.* 16- 4 Adolebat incensum in excelsis et in collibus
17-10 Feceruntque... lucos in omni colle sublimi
1 *Par.* 13- 6 Ascendit David... ad collem Cariathiarim
2 *Par.* 28- 4 Et thymiama succendebat in excelsis et in collibus
Judith. 3- 3 Omnes montes, et colles, et campi
7- 8 Et muniunt illos colles in præcipitio
15- 2 Fugientes per vias camp. et semitas collium
Job. 15- 7 Numquid...es et ante colles formatus?
Psal. 64-13 Et exultatione colles accingentur
71- 3 Suscipiant montes... et colles justitiam
77-58 In iram concitaverunt eum in collibus suis
113- 4 Exultaverunt... et colles sicut agni ovium
- 6 Exultastis... et colles sicut agni ovium
148- 9 Montes et omnes colles, ligna fructifera
Prov. 8-25 Ante colles ego parturiebar
Cant. 2- 8 Ecce iste venit... transiliens colles
4- 6 Vadam ad mont. myrrhæ et ad coll. thuris
Eccli. 16-19 Montes simul, et colles, et fundamenta terræ
Isai. 2- 2 Et elevabitur super colles
-14 Et super omnes colles elevatos
10-32 Super montem filiæ Sion, collem Jerusalem
30-17 Donec relinquamini... et quasi signum super collem
-25 Et super omnem collem elevatum, rivi...
31- 4 Super montem Sion et super collem ejus
37-26 Et factum est in eradicationem collium
40- 4 Et omnis mons et collis humiliabitur
-12 Libravit in pondere montes, et colles in statera ?
41-15 Et colles quasi pulverem pones
-18 Aperiam in supinis collibus flumina
42-15 Desertos faciam montes, et colles
54-10 Commovebuntur, et colles contremiscent
55-12 Montes et colles cantabunt coram vobis
65- 7 Et super colles exprobraverunt mihi
Jerem. 2-20 In omni enim colle sublimi
3-23 Mendaces erant colles, et multitudo montium
4-24 Et omnes colles conturbati sunt
13-27 Super colles in agro vidi abominationes
16-16 Et venabuntur eos... de omni colle
31-39 In conspectu ejus super collem Gareb
49-16 Et apprehendere niteris altitudinem collis
50- 6 De monte in collem transierunt
Ezech. 6- 3 Hæc dicit D. Deus montibus et collibus
-13 In omni colle excelso, et in cunctis summitat.
20-28 Viderunt omnem collem excelsum
32- 5 Et implebo colles tuos sanie tua
34- 6 Erraverunt greges.. in universo colle excelso
-26 Et ponam eos in circuitu collis mei
35- 8 In collibus tuis, et in vallibus tuis... cadent.
36- 4 Hæc dicit Dom. Deus montibus et collibus,
- 6 Et dices montibus et collibus
Dan. 3-75 Benedicite, montes et colles, Domino
Osee. 4-13 Et super colles accendebant thymiama
10- 8 Dicent... et collibus : Cadite super nos
Joel. 3-18 Stillabunt montes... et colles fluent lacte
Amos. 9-13 Et omnes colles culti erunt
Mich. 4- 1 Erit mons... et sublimis super colles
6- 1 Et audiant colles vocem tuam
Nahum. 1- 5 Et colles desolati sunt, et contremuit terra
Habac. 3- 6 Incurvati sunt colles mundi
Soph. 1-10 Et erit in die illa... contritio magna a collibus
Zach. 14-10 De colle Remmon ad Austrum Jerusalem
Luc. 3- 5 Et omnis mons, et collis humiliabitur

Luc. 23-30 Incipient dicere... collibus : Operite nos

COLLISIO.

1 *Mac.* 6-41 Et incessu turbæ, et collisione armorum
2 *Mac.* 9- 7 Et gravi corporis collisione membra vexari

COLLOCO.

Gen. 3-24 Et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim
Exod. 27-21 Et collocabunt eam Aaron et filii ejus
30- 8 Et quando collocabit eas ad vesperum
40-15 Prima die mensis, collocatum est tabernaculum
Deut 11-18 Et inter oculos vestros collocate
Judic. 20-38 His quos in insidiis collocaverant
1 *Reg.* 12- 8 Et collocavit eos in loco hoc
3 *Reg.* 2-24 Et collocavit me super solium David
3-20 Tulit filium meum... et collocavit in sinu suo
4 *Reg.* 4-21 Et collocavit eum super lectulum hominis
17-24 Et collocavit eos in civitatibus Samariæ
18-11 Collocavitque eos in Hala et in Habor
1 *Par.* 6-31 Domus Domini ex quo collocata est arca
2 *Par.* 23-20 Et collocaverunt eum in solio regali
26-15 Fecit... machinas, quas in turribus collocavit
1 *Esdr.* 3- 3 Collocaverunt autem altare Dei super bases
Job. 36- 7 Et reges in solio collocat in perpetuum
Psal. 22- 2 In loco pascuæ ibi me collocavit
103-22 Et in cubilibus suis collocabuntur
106-36 Et collocavit illic esurientes
112- 8 Ut collocet eum cum principibus
142- 3 Collocavit me in obscuris sicut mortuos sæculi
Prov. 30-26 Qui collocat in petra cubile suum
Sap. 4- 3 Nec stabile firmamentum collocabunt
Thren. 3- 6 In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos
Ezech. 25- 4 Et collocabunt caulas suas in te
26-20 Et collocavero te in terra novissima
29-14 Et collocabo eos in terra Phatures
Osee. 11-11 Et collocabo eos in domibus suis
1 *Mac.* 3-57 Et collocaverunt (*castra*) ad Austrum Emmaum
4-61 Et collocavit illic exercitum
10-62 Et collocavit eum rex sedere secum
13-48 Collocavit in ea viros, qui legem facerent
14-34 Et collocavit illic Judæos?
-37 Et collocavit in ea viros Judæos ad tutam
15-41 Collocavit illic equites, et exercitum

COLLOQUIUM.

Eccli. 9-11 Colloquium e. illius quasi ignis exardescit
1 *Mac.* 11-22 Sed occurreret sibi ad colloquium festinato.
2 *Mac.* 14-22 Et congruum colloquium fecerunt
1 *Cor.* 15-33 Corrumpunt mores bonos colloquia mala

COLLOQUOR.

Gen. 50-15 Timentes fratres ejus et mutuo colloquentes
Eccli. 11-21 Sta in testamento tuo, et in illo colloquere
Dan. 13-54 Dic sub qua arbore videris eos colloquentes
2 *Mac.* 11-20 Qui a me missi sunt colloqui vobiscum
Luc. 4-36 Et colloquebantur ad invicem, dicentes
6-11 Et colloquebantur ad invicem
Joan. 11-56 Et colloquebantur ad invicem, in templo

COLLUCTATIO.

Ephes. 6-12 Non est nobis colluctatio adversus carnem

COLLUCTOR.

Eccli. 51-25 Colluctata est anima mea in illa

COLLUM.

Gen. 27-16 Et colli nuda protexit
33- 4 Stringensque collum ejus, et osculans, flevit
41-42 Et collo torquem auream circumposuit
45-14 Cumque amplexatus recidisset in collum Benjamin
46-29 Vidensque eum, irruit super collum ejus
Levit. 1-15 Et retorto ad collum capite
5- 8 Retorquebit caput... ita ut collo hæreat
Deut. 33-29 Et tu eorum colla calcabis
Josue. 10-24 Et ponite pedes super colla regum istorum
Cum perrexissent et subjectorum colla pedibus calcarent
Judic. 5-30 Et supellex varia ad ornanda colla congeritur
8-21 Quibus colla regalium camelorum decorari solent
2 *Esdr.* 3- 5 Non supposuerunt colla sua in opere Domini
Tobiæ. 7- 6 Et plorans supra collum ejus
Esth. 15-15 Tulit... virgam, et posuit super collum ejus
Job. 15-26 Cucurrit adversus eum
39-19 Aut circumdabis collo ejus hinnitum ?
41-13 In collo ejus morabitur fortitudo
Prov. 1- 9 Ut addatur... et torques collo tuo
Cant. 1- 9 Collum tuum sicut monilia
4- 4 Sicut turris David collum tuum

Cant. 4- 9 Vulnerasti cor meum... in uno crine colli tui
7- 4 Collum tuum sicut turris eburnea
Eccli. 6-25 Injice... et in torques illius collum tuum
33-27 Jugum et lorum curvant collum durum
51-34 Et collum vestrum subjicite jugo
Isai. 3-16 Et ambulaverunt extento collo
8- 8 Et transiens usque ad collum veniet
10-27 Auferetur... et jugum ejus de collo tuo
30-28 Torrens inundans usque ad medium colli
52- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia
Jerem. 27- 2 Fac tibi... catenas; et pones eas in collo tuo
- 8 Et quicumque non curvaverit collum suum
-12 Subjicite colla vestra sub jugo regis
28-10 Et tulit... catenam de collo Jeremiæ
-11 Confringam jugum... de collo omnium gentium
-12 Confregit... catenam de collo Jeremiæ prophetæ
-14 Jugum ferreum posui super collum cunctarum gentium istarum
30- 8 Conteram jugum ejus de collo tuo
Thren. 1-14 Convolutæ sunt et impositæ collo meo
Ezech. 10-12 Et omne corpus earum, et colla, et manus
16-11 Et dedi... torquem circa collum tuum
21-29 Ut dares super colla vulneratorum
Dan. 5- 7 Et torquem auream habebit in collo
-16 Et torquem auream circa collum tuum habebis
-29 Et circumdata est torques aurea collo ejus
Osee. 10-11 Transivi super pulchritudinem colli ejus
Mich. 2- 3 Unde non auferetis colla vestra
Habac. 3-13 Denudasti fundamentum ejus usque ad collum
Matth. 18- 6 Ut suspendatur mola asinaria in collo ejus
Marc. 9-41 Si circumdaretur mola asinaria collo ejus
Luc. 15-20 Et accurrens cecidit super collum ejus
17- 2 Si lapis molaris imponatur circa collum ejus
Act. 20-37 Et procumbentes super collum Pauli

COLLYRIDA.

Levit. 7-12 Offerent panes .. et collyridas olei
8-26 Tollens... et collyridam conspersam oleo
2 Reg. 6-19 Et partitus est... singulis collyridam panis

COLLYRIUM.

Apoc. 3-18 Et collyrio inunge oculos tuos

COLO, LAS.

Malac. 3- 3 Et purgabit filios Levi, et colabit eos quasi aurum

COLO, *id est, veneror.*

Exod. 8-26 Si mactaverimus ea quæ colunt Ægyptii
18-20 Ostendasque populo cæremonias, et ritum colendi
20- 5 Non adorabis ea, neque coles
23-24 Non adorabis deos eorum, nec coles eos
Deut. 4-19 Et errore deceptus adores ea, et colas
5- 9 Non adorabis ea, et non coles
8-19 Sin... secutus fueris deos alienos, coluerisq.
12- 2 Subvertite omnia loca, in quibus coluerunt gentes
-30 Sicut coluerunt gentes istæ deos suos ita et ego colam
28-14 Nec secutus fueris deos alienos, neque colueris eos
29-17 Idola eorum... argentum, et aurum quæ colebant
32-17 Quos non coluerunt patres eorum
Judic. 10- 6 Dimiseruntque Dominum et non coluerunt eum
-13 Reliquistis me, et coluistis deos alienos
3 Reg. 9- 6 Sed abieritis et colueritis deos alienos
- 9 Secuti sunt deos alienos... et coluerunt eos
11- 5 Sed colebat Salomon Astarthen deam
4 Reg. 10-18 Achab coluit Baal parum, ego autem colam eum amplius
17- 7 Coluerunt deos alienos
-12 Et coluerunt immunditias
-28 Et docebat eos quomodo colerent Dominum
-32 Et nihilominus colebant Dominum
-33 Et cum Dominum colerent
-35 Nolite timere deos alienos... neque colatis eos
-38 Nec colatis deos alienos
21- 3 Et adoravit omnem militiam cœli, et coluit
2 Par. 7-22 Et adoraverunt eos et coluerunt
29-11 Et ministretis illi, colatisque eum
33- 3 Et adoravit omnem militiam cœli, et coluit eam
Tobiæ. 3-21 Hoc a. pro certo habet omnis qui te colit,
Judith. 5- 9 Unum Deum cœli coluerunt
-18 Præter ipsum Deum suum, alterum coluerunt
8-21 Si vere colerent Deum suum
Judith. 11-14 Ego enim ancilla tua Deum colo
16-31 Dies a. victoriæ... et colitur a Judæis
Esth. 13- 6 Et quem patris loco colimus monstraverit
14- 7 Coluimus enim deos eorum
Prov. 19- 6 Multi colunt personam potentis
Sap. 11-16 Errantes colebant mutos serpentes
12-23 Per hæc, quæ coluerunt, dedisti summa tormenta
14-15 Et illum..nunc tanquam Deum colere cœpit
-16 Et tyrannorum imperio colebantur figmenta
-17 Ut illum qui aberat, tanquam præsentem colerent
15- 6 Et qui diligunt, et qui colunt
-17 Melior enim est ipse his quos colit
-18 Sed et animalia miserrima colunt
Isai. 19-21 Et colent eum in hostiis, et in muneribus
56- 6 Qui adhærent Domino, ut colant eum
Jerem. 35-15 Nolite sequi deos alienos, neque colatis eos
44- 3 Ut sacrificarent et colerent deos alienos
-19 Fecimus ei placentas ad colendum eam
Baruc. 6-25 Confundantur etiam qui colunt ea
-38 Qui autem colunt ea, confundentur
Ezech. 20-32 Ut colamus ligna et lapides
Dan. 3-12 Deos tuos non colunt, et statuam auream
-14 Deos meos non colitis, et statuam auream
-17 Ecce enim Deus noster, quem colimus
-18 Notum sit tibi, rex, quia deos tuos non colimus
-33 Et opprobrium facti sumus servis tuis et his qui colunt te
6-16 Deus tuus, quem colis semper, ipse liberabit te
11-38 Deum, quem ignoraverunt patres ejus, colet
14- 3 Rex quoque colebat eum
- 4 Quia non colo idola manufacta
-22 Et colebant eum Babylonii
-26 Et dixit : Ecce quem colebatis
Osee. 10- 5 Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samariæ
2 Mac. 1- 3 Et det vobis cor omnibus, ut colatis eum
Matth. 15- 9 Sine causa autem colunt me
Marc. 7- 7 In vanum autem me colunt
Act. 16-14 Et quædam mulier... colens Deum audivit
17-23 Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis
-25 Nec manibus humanis colitur indigens
18- 7 Intravit in domum cujusdam... colentis Deum
-13 Hic persuadet hominibus colere Deum
19-27 Quam tota Asia et orbis colit
Rom. 1-25 Et coluerunt, et servierunt creaturæ
2 Thes. 2- 4 Omne quod dicitur Deus, aut quod colitur

COLO, *id est, incolo.*

Act. 13-43 Multi Judæorum, et colentium advenarum
17- 4 Et de colentibus, Gentilibusq. multitudo
-17 Disputabat... cum Judæis et colentibus

COLO, *id est, terram laboro.*

Jerem. 27-11 Et colet eam, et habitabit in ea
Amos. 9-13 Et omnes colles culti erunt
1 Mac. 14- 8 Unusquisque colebat terram suam cum pace
Hebr. 6- 7 A quibus colitur, accipit benedictionem

COLOCYNTHIS.

4 Reg. 4-39 Et collegit ex ea colocynthidas agri

COLONIA.

Exod. 12-48 Si quis... in vestram voluerit transire coloniam
Act. 16-12 Prima partis Macedoniæ civitas, colonia

COLONUS.

Gen. 21-34 Et fuit colonus terræ Palæstinorum
Exod. 12-49 Eadem lex erit indigenæ et colono
Levit. 18-26 Tam indigena quam colonus qui peregrinantur
25-23 Et vos advenæ et coloni mei estis
-40 Sed quasi mercenarius et colonus erit
1 Par. 16-19 Pauci numero, parvi et coloni ejus
Isai. 52- 4 In Ægyptum descendit..ut colonus esset ibi
Jerem. 14- 8 Quare quasi colonus futurus es in terra
Marc. 12- 7 Coloni autem dixerunt ad invicem
- 9 Dominus vineæ? Veniet, et perdet colonos
Luc. 20- 9 Plantavit vineam, et locavit eam colonis
-14 Quem cum vidissent coloni
-16 Veniet et perdet colonos istos

COLOR.

Gen. 30-37 In hunc modum color effectus est varius
-39 Et varia, et diverso colore respersa
31-10 Varios et maculosos et diversorum colorum
Exod. 39- 3 Cum priorum colorum subtegmine
- 5 Et balteum ex eisdem coloribus
Levit. 13- 2 Homo, in cujus cute, et carne ortus fuerit diversus color
- 3 Et pilos in album mutatos colorem
- 4 Sin a. lucens candor fuerit... et pili coloris pristini
-10 Cumque color albus in cute fuerit
-21 Quod si pilus coloris est pristini
-26 Quod si pilorum color non fuerit immutatus,
-32 Et capillus sui coloris est
-36 Capillus in flavum colorem sit immutatus
-39 Sciat non esse lepram, sed maculam coloris candidi
-42 Sin a... albus vel rufus color fuerit exortus
14-56 Et in varias species coloribus immutatis
Num. 11- 7 Erat autem Man quasi semen coriandri, coloris bdellii
Judic. 5-30 Vestes diversorum colorum Sisaræ traduntur
1 Par. 29- 2 Lapides onychinos..et diversorum colorum
Esth. 1- 6 Tentoria aërii coloris, et carbasini
15- 8 Ipsa autem roseo colore vultum perfusa
-10 Et in pallorem colore mutato
Job. 28-16 Non conferetur tinctis Indiæ coloribus
Prov. 23-31 Cum splenduerit in vitro color ejus
Sap. 13-14 Et rubicundum faciens fuco colorem illius
15- 4 Effigies sculpta per varios colores
Thren. 4- 1 Mutatus est color optimus
Ezech. 16-13 Et vestita es bysso... et multicoloribus
23-14 Imagines Chaldæorum expressas coloribus
27-18 In vino pingui, in lanis coloris optimi
2 Mac. 3-16 Facies enim et color immutatus

COLOSSÆ.

Colossæ urbs in Asia Minori, ad cujus cives sanctus Paulus epistolam scripsit, quæ dicitur ad Colossenses.

Colos. 1- 2 Eis qui sunt Colossis, sanctis et fidelibus

COLUBER.

Gen. 49-17 Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita
Exod. 4- 3 Projecit, et versa est in colubrum
7- 9 Projice eam... ac vertetur in colubrum
-10 Tulitque Aaron virgam... quæ versa est in colubrum
Job. 26-13 Eductus est coluber tortuosus
Prov. 23-32 Sed in novissimo mordebit ut coluber
30-19 Viam colubri super petram
Eccle. 10- 8 Et qui dissipat sepem mordebit eum coluber
Sap. 16- 5 Morsibus perversorum colubrorum exterminabantur
Eccli. 21- 2 Quasi a facie colubri fuge peccata
25-22 Non est caput nequius super caput colubri
Isai. 14-29 De radice enim colubri egredietur regulus
Amos. 5-19 Et mordeat eum coluber

COLUMBA.

Gen. 8- 8 Emisit quoque columbam post eum
10 Rursum dimisit columbam ex arca
-12 Et emisit columbam quæ non est reversa
15- 9 Sume... turturem quoque et columbam
Levit. 1-14 Oblatio..de turturibus, aut pullis columbæ
5- 7 Offerat... vel duos pullos columbarum
-11 Quod si non quiverit... duos offerre turtures, vel duos pullos columbarum
12- 6 Deferet... in holocaustum et pullum columbæ
- 8 Sumet duos turtures vel duos pullos columbarum
14-22 Duosq. turtures, sive duos pullos columbæ
-30 Et turturem sive pullum columbæ offeret
15-14 Sumet duos turtures aut duos pullos columbæ
-29 Offeret... duos turtures, aut duos pullos columbarum
Num. 6-10 Offeret duos turtures, vel duos pullos columbæ
4 Reg. 6-25 Et quarta pars cabi stercoris columbarum
Psal. 54- 7 Quis dabit mihi pennas sicut columbæ
67-14 Pennæ columbæ deargentatæ
Cant. 1-14 Ecce tu pulchra es, oculi tui columbarum,
2-10 Propera amica mea, columba mea
-14 Columba mea in foraminibus petræ
4- 1 Oculi tui columbarum, absque eo quod intrinsecus latet
5- 2 Aperi mihi... amica mea, columba mea
-12 Oculi ejus sicut columbæ super rivulos
6- 8 Una est columba mea, perfecta mea
Isai. 38-14 Meditabor ut columba
59-11 Et quasi columbæ meditantes gememus
60- 8 Et quasi columbæ ad fenestras suas?
Jerem. 25-38 Quia facta est terra eorum in desolationem, a facie iræ columbæ
46-16 Revertamur... a facie gladii columbæ
48-28 Et estote quasi columba nidificans

Jerem. 50-16 A facie gladii columbæ unusquisque ad populum suum convertetur
Ezech. 7-16 Quasi columbæ convallium omnes trepidi
Osee. 7-11 Et factus est Ephraim quasi columba seducta
11-11 Et quasi columba de terra Assyriorum
Nahum. 2- 7 Minabantur gementes ut columbæ
Soph. 3- 1 Væ... et redempta civitas, columba.
Matth. 3-16 Et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam
10-16 Estote ergo... simplices sicut columbæ
21-12 Et cathedras vendentium columbas evertit.
Marc. 1-10 Et Spiritum tanquam columbam descendentem
11-15 Et cathedras vendentium columbas evertit.
Luc. 2-24 Par turturum, aut duos pullos columbarum
3-22 Corporali specie sicut columba
Joan. 1-32 Vidi Spiritum descendentem quasi columbam
2-14 Vendentes boves, et oves, et columbas
-16 Et his qui columbas vendebant, dixit

COLUMNA.

Exod. 13-21 Dominus a. præcedebat eos... per diem in columna nubis, et per noctem in columna ignis
-22 Nunquam defuit columna nubis per diem, Nec columna ignis per noctem
14-19 Et cum eo pariter columna nubis
-24 Respiciens Dom... per columnam ignis et nubis
26-32 Quod appendes ante quatuor columnas
-37 Et quinque columnas deaurabis
27-10 Et columnas viginti cum basibus totidem
-11 Columnæ viginti et bases æneæ
-12 Et columnæ decem, basesque totidem
-14 Columnæque tres, et bases totidem
-15 Columnæ tres, et bases totidem
-16 Columnas habebit quatuor cum basibus totidem
-17 Omnes columnæ... vestitæ erunt argenteis laminis
33- 9 Descendebat columna nubis, et stabat
35-17 Cortinas atrii cum columnis et basibus
36-36 Et quatuor columnas de lignis setim
-38 Et columnas quinque cum capitibus suis
38-10 Columnæ æneæ viginti cum basibus suis
-11 Tentoria, columnæ, basesque et capita columnarum, ejusdem mensuræ
-12 Columnæ decem, cum basibus suis æneæ
-14 E quibus quindecim cubitos columnarum trium
-15 Columnæque tres, et bases totidem
-17 Bases columnarum fuere æneæ
Sed et ipsas columnas atrii vestivit argento
-19 Columnæ autem in ingressu fuere quatuor
-28 Fecit capita columnarum
39-32 Et obtulerunt... columnas ac bases
-39 Tentoria atrii, et columnas cum basibus suis
40-16 Erexitque Moyses illud... statuitque columnas
Num. 3-36 Et vectes, et columnæ ac bases earum
-37 Columnæque atrii per circuitum
4-31 Portabunt... columnas ac bases earum
-32 Columnas quoque atrii per circuitum
12- 5 Descendit Dominus in columna nubis
14-14 Et in columna nubis præcedas eos per diem, et in columna ignis per noctem
Deut. 1-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem, et die per columnam nubis
31-15 Apparuitque Dominus ibi in columna nubis
Judic. 16-25 Feceruntque eum stare inter duas columnas
-26 Dimitte me, ut tangam columnas
-29 Et apprehendens ambas columnas
-30 Concussisque fortiter columnis
20-40 Et viderent quasi columnam fumi
3 *Reg.* 7- 2 Quatuor deambulacra inter columnas cedrinas: ligna quippe cedrina exciderat in columnas
- 3 Quæ quadraginta quinque columnis sustentabatur; unus autem ordo habebat columnas quindecim
- 5 Æquali spatio inter columnas
Et super columnas quadrangulata ligna
- 6 Et porticum columnarum fecit
Et columnas, et epistylia super columnas
-15 Finxit duas columnas æreas, decem et octo cubitorum altitudinis columnam unam: et linea duodecim cubitorum ambiebat columnam utramque
-16 Capitella fecit, quæ ponerentur super capita columnarum
-17 Utrumq. capitellum columnarum fusile erat
-18 Et perfecit columnas, et duos ordines
-19 Capitella autem quæ erant super capita columnarum
3 *Reg.* 7-20 Alia capitella in summitate columnarum desuper juxta mensuram columnæ contra retiacula
-21 Et statuit duas columnas in porticu templi
Cumque statuisset columnam dexteram
Similiter erexit columnam secundam
-22 Et super capita columnarum opus... posuit
Perfectumque est opus columnarum
-31 In angulis autem columnarum variæ cælaturæ erant
-41 Columnas duas et funiculos capitellorum super capitella columnarum duos
Qui erant super capita columnarum
-42 Funiculos... qui erant super capita columnarum
4 *Reg.* 25-13 Columnas... æreas, quæ erant in templo
-16 Id est, columnas duas, mare unum
-17 Decem et octo cubit.. habebat columna una
Et malogranata super capitellum columnæ,
Similem et columna secunda habebat ornatum
1 *Par.* 18- 8 Fecit Salomon... et columnas et vasa ænea
2 *Par.* 3-15 Ante fores etiam templi duas columnas
-16 Superposuit eas capitibus columnarum
-17 Ipsas quoque columnas posuit in vestibulo,
4-12 Hoc est, columnas duas, et epistylia
-13 Protegerent epistylia et capita columnarum
2*Esdr.* 9-12 Et in columna nubis ductor eorum fuisti per diem et in columna ignis per noctem
-19 Columna nubis non recessit ab eis per diem
Et columna ignis per noctem
Judith. 13- 8 Et cum hæc dixisset, accessit ad columnam
-10 Abstulit conopeum ejus a columnis
Esth. 1- 6 Et columnis marmoreis fulciebantur.
Job. 9- 6 Et columnæ ejus concutiuntur
26-11 Columnæ cœli contremiscunt
Psal. 74- 4 Ego confirmavi columnas ejus
98- 7 In columna nubis loquebatur ad eos
Prov. 9- 1 Sapientia... excidit columnas septem
Cant. 3-10 Columnas ejus fecit argenteas
5-15 Crura illius columnæ marmoreæ
Sap. 18- 3 Ignis ardent. columnam ducem habuerunt
Eccli. 24- 7 Et thronus meus in columna nubis
26-23 Columnæ aureæ super bases argenteas
36-26 Secundum illum est et columna ut requies.
Jerem. 1-18 Ego quippe dedi te... et in columnam ferream
27-19 Quia hæc dicit Dominus... ad columnas, et ad mare
52-17 Columnas quoque æreas... confregerunt Chaldæi
-20 Et columnas duas, et mare unum
-21 De columnis autem, decem et octo cubiti altitudinis erant in columna una
-22 Similiter columnæ secundæ, et malogranata
Ezech. 40-49 Et columnæ erant in frontibus
42- 6 Tristega enim erant et non habebant columnas, sicut erant columnæ atriorum
1 *Mac.* 13-29 Et his circumposuit columnas magnas, et super columnas arma
Galat. 2- 9 Et Cephas et Joannes qui videbantur columnæ esse
1 *Tim.* 3-15 Columna et firmamentum veritatis
Apoc. 3-12 Faciam illum columnam in templo Dei
10- 1 Et pedes ejus tanquam columnæ ignis

COMA.

Levit. 19-27 Neque in rotundum attondebitis comam
Judith. 13- 9 Apprehendit comam capitis ejus, et ait
Job. 14- 9 Et faciet comam quasi cum primum plantatum est
Cant. 5-11 Comæ ejus sicut elatæ palmarum
7- 5 Et comæ capitis tui sicut purpura regis
Jerem. 9-26 Et super omnes qui attonsi sunt in comam
25-23 Et universis qui attonsi sunt in comam
49-32 Dispergam eos... qui sunt attonsi in comam
51-38 Excutient comas veluti catuli leonum
Ezech. 44-20 Caput... non radent, neque comam nutrient
1 *Cor.* 11-14 Vir quidem si comam nutriat, ignominia est illi
-15 Mulier vero si comam nutriat, gloria est illi

COMBURO.

Gen. 38-24 Producite eam ut comburatur
Exod. 3- 2 Quod rubus arderet, et non combureretur
- 3 Et videbo... quare non comburatur rubus
12-10 Si quid residuum fuerit, igne comburetis
29-14 Vituli et corium et fimum combures foris
-34 Combures reliquias igni: non comedentur
32-20 Arripiensque vitulum, quem fecerant, combussit
Levit. 4-21 Vitulum... comburet sicut et priorem vitul.
6-30 Hostia..non comedetur sed comburetur igni
7-19 Caro...non comedetur, sed comburetur igni
9-11 Carnes vero et pellem... combussit igni
Levit. 13-52 Et idcirco comburetur flammis
-55 Immundum judicabit et igne comburet
-57 Lepra volatilis et vaga, debet igne comburi.
16-27 Et comburent igni tam pelles quam carnes
-28 Et quicumque combusserit ea, lavabit vestimenta sua
19- 6 Quidquid autem residuum fuerit... igne comburetis
Num. 19- 5 Comburetque eam cunctis videntibus
- 8 Sed et ille qui combusserit eam, lavabit...
- 9 Quia pro peccato vacca combusta est
26-10 Combussit ignis ducentos quinquag. viros
Deut. 7- 5 Lucosque succidite, et sculptilia comburite,
-25 Sculptilia eorum igne combures
9-21 Vitulum arripiens igne combussi
12- 3 Lucos igne comburite, et idola comminuite
-31 Offerentes filios et filias, et comburentes igni
29-23 Sulphure, et salis ardore comburens
32-22 Et montium fundamenta comburet
Josue. 7-15 Deprehensus, comburetur igni
11- 6 Et currus igne combures
- 9 Currusque combussit igni
Judic. 15- 6 Et combusserunt tam mulierem quam patr.
1 *Reg.* 31-12 Veneruntq. Jabes..et combusserunt ea ibi
2 *Reg.* 23- 7 Succensæ comburentur usque ad nihilum
3 *Reg.* 15-13 Et combussit (*simulacrum*) in torrente Cedron
4 *Reg.* 10-26 Et protulerunt statuam... et combusserunt
17-31 Comburebant filios suos igni Adramelech et Anamelech.
23- 4 Et combussit ea foris Jerusalem
- 6 Et efferri fecit lucum... et combussit eum
-11 Currus aut. Solis combussit igni
-15 Et excelsum destruxit atque combussit
-16 Et tulit ossa... et combussit ea super altare,
-20 Et combussit ossa humana super ea
25- 9 Omnemque domum combussit igni
2 *Par.* 15-16 Quod omne... combussit in torrente Cedron
16-14 Et combusserunt super eum ambitione
32-12 Et in ipso (*altari*) comburetis incensum?
34- 5 Ossa præterea sacerdotum combussit
36-19 Universas turres combusserunt
2*Esdr.* 1- 3 Et portæ ejus combustæ sunt igni
2- 3 Et portæ ejus combustæ sunt igni?
4- 2 De acervis pulveris qui combusti sunt.
Psal. 45-10 Et scuta comburet igni
82-15 Sicut ignis qui comburit sylvam; et sicut flamma comburens montes
104-32 Posuit... ignem comburentem in terra ipsorum
105-18 Flamma combussit peccatores
Prov. 6-28 Ut non comburantur plantæ ejus
Sap. 16-18 Ne comburerentur quæ ad impios missa erant animalia
Eccli. 28-26 Et in flamma sua non comburet justos
Isai. 13- 8 Facies combustæ vultus eorum
33-12 Spinæ congregatæ igni comburentur
42-25 Et combussit eum in circuitu
43- 2 Cum ambulaveris in igne, non combureris
44-16 Medium ejus combussit igni
-19 Medietatem ejus combussi igni
47-14 Facti sunt quasi stipula, ignis combussit eos
Jerem. 11-16 Et combusta sunt fruteta ejus
19- 5 Ad comburendos filios suos igni
32-29 Et succendent eam igni, et comburent
34- 5 Sed in pace morieris, et... sic comburent te
36-25 Contradixerunt regi ne combureret librum
-27 Postquam combusserat rex volumen
-28 Quod combussit Joakim rex Juda
-29 Tu combussisti volumen illud, dicens
-32 Quem combusserat Joakim rex Juda igni
38-23 Et civitatem hanc comburet igni
43-12 Succendet ignem in delubris..et comburet ea
-13 Et delubra deorum Ægypti comburet igni
51-58 Et portæ ejus excelsæ igni comburentur
52-13 Et omnem domum magnam igni combussit
Baruch. 6-54 Ipsi vero sicut trabes in medio comburentur
Ezech. 5- 2 Tertiam partem igni combures in medio civitatis
- 4 Et projicies... et combures eos igni
15- 5 Cum illud ignis... combusserit
16-41 Et comburent domos tuas igni
20-47 Et comburam in te omne lignum virile
Et comburetur in ea omnis facies
39- 9 Et succendent, et comburent arma
43-21 Et combures eum in separato loco
Dan. 7-11 Et traditum esset ad comburendum igni
Amos. 5- 6 Ne forte comburatur ut ignis domus Joseph
6-10 Et tollet eum... et comburet eum
Mich. 1- 7 Et omnes mercedes ejus comburentur igni
1 *Mac.* 1-59 Et libros Legis Dei combusserunt igni
Matth. 3-12 Paleas autem comburet igni inextinguibili
13-30 Alligate ea in fasciculos ad comburendum
-40 Colliguntur zizania, et igni comburuntur
Luc. 3-17 Paleas autem comburet igni inextinguibili

Act. 19-19 Contulerunt libros, et combusserunt
Apoc. 8- 7 Et tertia pars terræ combusta est
Et omne fœnum viride combustum est
18- 8 Venient plagæ ejus... et igne comburetur

COMBUSTIO.

Levit. 13-28 Sin... candor steterit non satis clarus, plaga combustionis est
Num. 19-17 Tollentque de cineribus combustionis
2 Par. 21-19 Secundum morem combustionis, exequias
Isai. 9- 5 Et vestimentum... erit in combustionem
10-16 Succensa ardebit quasi combustio ignis
Jerem. 34- 5 Et secundum combustiones patrum tuorum... comburent te
51-25 Et dabo te in montem combustionis
Hebr. 6- 8 Cujus consummatio in combustionem

COMBUSTURA.

Levit. 13-28 Mundabitur, quia cicatrix est combusturæ

COMEDO.

Gen. 2-16 Ex omni ligno paradisi comede
-17 De ligno a. scientiæ boni et mali ne comedas in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris
3- 1 Ut non comederetis de omni ligno paradisi?
- 3 Præcepit nobis Deus ne comederemus
- 5 In quocumque die comederitis ex eo
- 6 Et tulit de fructu illius, et comedit
Deditque viro suo, qui comedit
-11 Præceperam tibi ne comederes, comedisti?
-12 Mulier... dedit mihi de ligno, et comedi
-13 Serpens decepit me, et comedi
-14 Et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ
-17 Et comedisti de ligno, ex quo præceperam tibi ne comederes
In laboribus comedes ex ea cunctis diebus
-18 Et comedes herbam terræ
-22 Et sumat etiam de ligno vitæ, et comedat
9- 4 Carnem cum sanguine non comedetis
14-24 Exceptis his, quæ comederunt juvenes
18- 9 Cumque comedissent, dixerunt ad eum
19- 3 Coxit azyma, et comederunt
24-33 Non comedam, donec loquar sermones meos
25-34 Comedit, et bibit, et abiit
27- 4 Fac mihi inde pulmentum... et affer ut comedam
- 7 Fac cibos ut comedam, et benedicam tibi
-10 Quas cum... comederit, benedicat tibi
-19 Sede, et comede de venatione mea
-25 Quos cum oblatos comedisset
-31 Surge... et comede de venatione filii tui
-33 Et comedi ex omnibus prius quam tu venires
31-15 Nonne... vendidit, comeditque pretium nostrum?
-38 Arietes gregis tui non comedi
-46 Fecerunt tumulum comederuntque super eum
-54 Qui cum comedissent, manserunt ibi
32-32 Quam ob causam non comedunt nervum
37-25 Et sedentes ut comederent panem
-33 Fera pessima comedit eum
40-17 Avesque comedere ex eo
43-16 Quoniam mecum sunt comesturi meridie
-25 Audierant enim quod ibi comesturi essent panem
-32 Illicitum est enim Ægyptiis comedere cum Hebræis
45-18 Ut comedatis medullam terræ
49-27 Benjamin... mane comedet prædam
Exod. 2-20 Vocate eum, ut comedat panem
10- 5 Sed comedatur quod residuum fuerit
12- 7 Domorum, in quibus comedent illum
- 9 Non comedetis ex eo crudum quid
-11 Sic autem comedetis illum
Et comedetis festinanter
-15 Septem diebus azyma comedetis
Quicumque comederit fermentatum, peribit
-18 Comedetis azyma usque ad diem vigesimam
-19 Qui comederit fermentatum, peribit
-20 Omne fermentatum non comedetis
-43 Omnis alienigena non comedet ex eo
-44 Circumcidetur et sic comedet
-46 In una domo comedetur
13- 3 Ut non comedatis fermentatum panem
- 7 Azyma comedetis septem diebus
16- 3 Et comedebamus panem in saturitate
-12 Vespere comedetis carnes
-25 Comedite illud hodie, quia sabbatum est
-35 Filii autem Israël comederunt Man.
18-12 Ut comederent panem cum eo coram Deo
21-28 Et non comedentur carnes ejus
22-13 Si comestum a bestia, deferat ad eum
-31 Carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis

Exod. 23-11 Ut comedant pauperes populi tui
-15 Septem diebus comedes azyma
24-11 Videruntque Deum, et comederunt ac biberunt
29-32 In vestibulo tabernac. testimonii comedent
-34 Non comedentur, quia sanctificata sunt
34-15 Vocet te quispiam ut comedas de immolatis
-28 Panem non comedit, et aquam non bibit
Levit. 3-17 Nec adipem omnino comedetis
6-16 Reliquam a. partem similæ comedet Aaron
Et comedet in loco sancto atrii tabernaculi
-18 Mares tantum stirpis Aaron comedent illud
-23 Nec quisquam comedet ex eo
-26 Comedet eam in loco sancto
-30 Hostia... non comedetur, sed comburetur igni
7-15 Cujus carnes eadem comedentur die
-18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum... comederit
-19 Caro quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur
-21 Et comederit de hujuscemodi carnibus
-23 Adipem ovis... et capræ non comedetis
-25 Si quis adipem... comederit, peribit
8-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas
Aaron et filii ejus comedent eos
10-12 Et comedite illud absque fermento
-13 Comedetis autem in loco sancto
-17 Cur non comedistis hostiam pro peccato
-18 Et comedere debueritis eam in sanctuario
-19 Quomodo potui comedere eam
11- 2 Hæc sunt animalia quæ comedere debetis
- 3 Omne quod... ruminat in pecoribus, comedetis
- 4 Quidquid a. ruminat... non comedetis illud
- 9 Omne quod habet pinnulas... comedetis
-13 Quæ de avibus comedere non debetis
-22 Comedere debetis, ut est bruchus
-34 Omnis cibus quem comedetis,... immundus erit
-39 Animal, quod licet vobis comedere
-40 Et qui comederit ex eo quidpiam
-42 Non comedetis, quia abominabile est
-47 Quid comedere et quid respuere debeatis
14-47 Qui dormierit in ea, et comederit quippiam
17-10 Homo quilibet... si comederit sanguinem
-12 Omnis anima ex vobis non comedet sanguinem
-14 Sanguinem universæ carnis non comedetis
-15 Anima quæ comederit morticinum
19- 6 Eo die quo fuerit immolata, comedetis eam
- 7 Si quis post biduum comederit ex ea
-25 Quinto autem anno comedetis fructus
22- 8 Morticinum et captum a bestia non comedent
-10 Omnis alienigena non comedet de sanctificatis
-11 Quem autem sacerdos emerit...hi comedent ex eis
-13 Comedendi ex eis non habet potestatem
-14 Qui comederit de sanctificatis per ignorantiam, addet quintam partem cum eo quod comedit
-16 Cum sanctificata comederint
-30 Eodem die comedetis eam
23- 6 Septem diebus azyma comedetis
-14 Et pultes non comedetis ex segete
24- 9 Ut comedant eos in loco sancto
25-12 Sed statim oblata comedetis
-20 Quid comedemus anno septimo
-22 Et comedetis veteres fruges usque ad nonum
26- 5 Et comedetis panem vestrum in saturitate
-10 Comedetis vetustissima veterum
-26 Et comedetis et non saturabimini
-29 Ita ut comedatis carnes filiorum vestrorum
Num. 6- 3 Uvas recentes siccasque non comedent
- 4 Ab uva passa usq. ad acinum non comedent
9-11 Cum azymis et lactucis agrestibus comedent illud
11- 5 Recordamur piscium quos comedebamus in Ægypto gratis
-13 Da nobis carnes ut comedamus
-18 Sanctificamini: cras comedetis carnes
Det vobis Dominus carnes et comedatis
15-19 Et comederitis de panibus regionis illius
18-10 In sanctuario comedes illud
-31 Et comedetis eas in omnibus locis vestris
25- 2 At illi comederunt et adoraverunt deos
Deut. 2- 6 Cibos emetis... et comedetis
4-28 Nec audiunt, nec comedunt, nec odorantur
6-12 Et comederis, et saturatus fueris
8- 9 Ubi absque ulla penuria comedes panem
-10 Ut cum comederis,... benedicas Domino
-12 Ne postquam comederis et satiatus fueris

Deut. 9- 9 Panem non comedens, et aquam non bibens
-18 Diebus et noctibus panem non comedens
11-15 Et ut ipsi comedatis, ac saturemini
12- 7 Et comedetis ibi in conspectu Domini
-15 Sin aut. comedere volueris
Occide, et comede juxta benedictionem
Sicut capream et cervum, comedes
-17 Non poteris comedere in oppidis tuis
-18 Sed coram Domino Deo tuo comedes ea
-21 Et comedes in oppidis tuis, ut tibi placet
-22 Sicut comeditur caprea et cervus
-23 Hoc solum cave, ne sanguinem comedas
Non debes animam comedere cum carnibus
14- 3 Ne comedatis quæ immunda sunt
- 4 Hoc est animal quod comedere debetis
- 6 Animal quod... et ruminat, comedetis
- 7 Comedere non debetis, ut camelum, leporem
- 9 Hæc comedetis ex omnibus quæ morantur in aquis: Quæ habent pinnulas et squamas, comedite
-10 Ne comedatis, quia immunda sunt
-11 Omnes aves mundas comedite
-12 Immundas ne comedatis: aquilam scilicet
-19 Et omne quod reptat... non comedetur
-20 Omne quod mundum est, comedite
-21 Peregrino,... da ut comedat, aut vende ei
-23 Et comedes in conspectu Domini Dei
-26 Et comedes coram Domino Deo tuo
-29 Et comedent, et saturabuntur
15-20 In conspectu Domini Dei tui comedes ea
-22 Sed intra portas urbis tuæ comedes illud
-23 Observabis ut sanguinem eor. non comedas
16- 3 Non comedes in eo panem fermentatum
Septem diebus comedes absque fermento
- 7 Et comedes in loco quem elegerit Dominus
- 8 Sex diebus comedes azyma
18- 1 Sacrificia Domini et oblationes ejus comedent
20-14 Et comedes de spoliis hostium tuorum
23-24 Comede uvas, quantum tibi placuerit
26-12 Ut comedant intra portas tuas, et saturentur
-14 Non comedi ex eis in luctu meo
27- 7 Immolabis hostias pacificas, comedesq. ibi
28-31 Bos tuus immoletur coram te, et non comedas ex eo
-33 Labores tuos comedat populus quem ignoras
-53 Et comedes fructum uteri tui
-55 Ne det eis de carnibus filiorum suorum, quas comedet
-57 Comedent enim eos clam
29- 6 Panem non comedistis
31-20 Cumque comederint, et saturati... fuerint
32-13 Ut comederet fructus agrorum
-38 De quorum victimis comedebant adipes
Josue. 5-11 Et comederunt de frugibus terræ
-12 Postquam comederunt de frugibus terræ
Sed comederunt de frugibus præsentis anni
Judic. 13- 4 Nec immundum quidquam comedas
-14 Et quidquid ex vinea nascitur non comedat
-16 Si me cogis, non comedam panes tuos
14- 9 Quem cum sumpsisset...comedebat in via
Dedit eis partem, qui et ipsi comederunt
-14 De comedente exivit cibus
19- 4 Comedens cum eo, et bibens familiariter
- 6 Sederuntq. simul, ac comederunt, et biberunt
- 8 Comederunt ergo simul
Ruth. 2-14 Veni huc, et comede panem
Comeditque et saturata est, et tulit reliquias
3- 7 Cumque comedisset Booz, et bibisset
1 Reg. 1- 8 Et quare non comedis?
- 9 Surrexit a. Anna postquam comederat
-18 Et abiit mulier in viam suam, et comedit
2-29 Ut comederetis primitias omnis sacrificii
-36 Ut comedam buccellam panis
9-13 Neque enim comesurus est populus
Et deinceps comedunt qui vocati sunt
-19 Ut comedatis mecum hodie
-24 Quod remansit, pone ante te, et comede
Et comedit Saül cum Samuële in die illa
14-24 Maledictus vir, qui comederit panem usque ad vesperam. Non manducavit universus populus panem
-28 Maledictus vir qui comederit panem hodie
-30 Quanto magis si comedisset populus de præda
-32 Comeditque populus cum sanguine
-33 Peccasset Domino, comedens cum sanguine
-34 Non peccabitis Domino comedentes cum sanguine
20-24 Et sedit rex ad comedendum panem
-34 Et non comedit in die calendarum secunda
28-20 Quia non comederat panem tota die illa

1 *Reg.* 28-22 Ut comedens convalescas, et possis iter facere
-23 Qui renuit, et ait : Non comedam
-25 Qui cum comedissent, surrexerunt
30-11 Dederuntque ei panem ut comederet
-12 Quæ cum comedisset, reversus est
Non enim comederat panem
-16 Comedentes et bibentes, et quasi festum celebrantes
2 *Reg.* 9- 7 Et tu comedes panem in mensa mea semper
-10 Comedet semper panem super mensam meam
-11 Miphiboseth comedet super mensam meam
11-11 Ut comedam, et bibam, et dormiam
-13 Et vocavit eum David ut comederet coram se
12- 3 De pane illius comedens, et de calice ejus...
-17 Qui noluit, nec comedit cum eis cibum
-20 Petivitq. ut ponerent ei panem et comedit
-21 Surrexisti et comedisti panem
13- 5 Et faciat pulmentum, ut comedam de manu ejus
- 9 Et posuit coram eo, et noluit comedere
19-42 Numquid comedimus aliquid ex rege
3 *Reg.* 2- 7 Eruntque comedentes in mensa tua
4-20 Comedentes et bibentes et lætantes
13- 8 Nec comedam panem, neque bibam aquam
- 9 Non comedes panem, neque bibes aquam
-15 Veni mecum domum, ut comedas panem
-16 Nec comedam panem, neque bibam aquam
-17 Non comedes panem, et non bibes aquam ibi
-18 Ut comedat panem, et bibat aquam
-19 Comedit ergo panem in domo ejus
-22 Et reversus es, et comedisti panem
Præcepit tibi ne comederes panem
-23 Cumque comedisset, et bibisset
-28 Non comedit leo de cadavere
14-11 Qui mortui fuerint... comedent eos canes
16- 4 Qui mortuus fuerit... comedent eum canes
Comedent eum volucres cœli
17-12 Ut comedamus, et moriamur
-15 Comedit ipse, et illa, et domus ejus
18-19 Qui comedunt de mensa Jezabel
-41 Ascende, comede, et bibe
-42 Ascendit Achab, ut comederet et biberet
19- 5 Et dixit illi : Surge, et comede
- 6 Comedit ergo, et bibit
- 8 Qui cum surrexisset, comedit et bibit
-21 Et dedit populo, et comederunt
21- 4 Et non comedit panem
- 5 Et quare non comedis panem
- 7 Surge, et comede panem, et æquo animo
-23 Canes comedent Jezabel in agro Jesrahel
-24 In civitate, comedent eum canes
In agro, comedent eum volucres cœli
4 *Reg.* 4- 8 Quæ tenuit eum ut comederet panem
-40 Infuderunt ergo sociis, ut comederent
Et non potuerunt comedere
-41 Infunde turbæ, ut comedant
-42 Da populo, ut comedat
-43 Da populo, ut comedat; hæc enim dicit Dominus : Comedent et supererit
-44 Qui comederunt, et superfuit
6-23 Et comederunt et biberunt, et dimisit eos
-28 Da filium tuum, ut comedamus eum hodie
Et filium meum comedemus cras
-29 Coximus ergo filium meum, et comedimus
Da filium tuum ut comedamus eum
7- 2 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
- 8 Et comederunt et biberunt
-19 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
9-10 Jezabel quoque comedent canes
-34 Cumque introgressus esset, ut comederet
-36 Comedent canes carnes Jezabel
18-27 Ut comedant stercora sua, et bibant urinam
-31 Et comedet unusquisque de vinea sua
19-29 Comede hoc anno quæ repereris
Plantate vineas, et comedite fructum earum
23- 9 Sed tantum comedebant azyma
25-29 Et comedebat panem semper in conspectu ejus
1 *Par.* 12-39 Tribus diebus comedentes, et bibentes
29-22 Et comederunt, et biberunt coram Domino
2 *Par.* 30-18 Comedit Phase, non juxta quod scriptum est
-22 Et comederunt septem diebus solemnitatis
31-10 Comedimus, et saturati sumus
1 *Esdr.* 2-63 Ut non comederent de sancto sanctorum
4-14 Memores salis, quod in palatio comedimus
6-21 Et comederunt filii Israel
9-12 Ut confortemini et comedatis
10- 6 Panem non comedit, et aquam non bibit
2 *Esdr.* 5- 2 Accipiamus... frumentum, et comedamus
-14 Quæ ducibus debebantur, non comedimus
8-10 Ite, comedite pinguia ; et bibite mulsum
-12 Ut comederet et biberet et mitteret partes

2 *Esdr.* 9-25 Et comederunt, et saturati sunt
-36 Ut comederent panem ejus
Tobiæ. 4-17 Panem tuum cum esurientibus... comede
Esth. 4-16 Non comedatis, et non bibatis tribus diebus
14-17 Et quod non comederim in mensa Aman
Job. 1- 4 Vocabant tres sorores suas, ut comederent et biberent cum eis
-13 Cum... filii et filiæ ejus comederent
3-24 Antequam comedam suspiro
5- 5 Cujus messem famelicus comedet
6- 6 Aut poterit comedi insulsum,
12-11 Nonne auris verba dijudicat, et fauces comedentis, saporem ?
13-28 Et quasi vestimentum, quod comeditur a tinea
30-17 Et qui me comedunt, non dormiunt
31- 8 Seram, et alius comedat
-17 Si comedi buccellam meam solus, et non comedit pupillus ex ea
-39 Si fructus ejus comedi absque pecunia
40-10 Ecce Behemoth.. fœnum quasi bos comedet
42-11 Et comederunt cum eo panem in domo ejus
Psal. 68-10 Quoniam zelus domus tuæ comedit me
77-45 Misit in eos cœnomyiam, et comedit eos
-63 Juvenes eorum comedit ignis
78- 7 Quia comederunt Jacob, et locum ejus desolaverunt
101- 5 Quia oblitus sum comedere panem meum
104-35 Et comedit omne fœnum in terra eorum
Et comedit omnem fructum terræ eorum
105-20 In similitudinem vituli comedentis fœnum
-28 Et comederunt sacrificia mortuorum
Prov. 1-31 Comedent igitur fructus viæ suæ
4-17 Comedunt panem impietatis
6- 8 Et congregat in messe, quod comedat
9- 5 Venite, comedite panem meum
13-25 Justus comedit et replet animam suam
18-21 Qui diligunt eam, comedent fructus ejus
23- 1 Quando sederis, ut comedas cum principe
- 6 Ne comedas cum homine invido
- 7 Comede et bibe, dicet tibi
- 8 Cibos quos comederas, evomes
24-13 Comede, fili mi, mel, quia bonum est
25-16 Mel invenisti, comede quod sufficit tibi
-27 Sicut qui mel multum comedit
27-18 Qui servat ficum, comedet fructus ejus
30-14 Ut comedat inopes de terra, et pauperes
-17 Et comedant eum filii aquilæ
-20 Talis est et via... adulteræ : quæ comedit
31-27 Et panem otiosa non comedit
Eccle. 2-24 Nonne melius est comedere et bibere
3-13 Omnis enim homo, qui comedit et bibit
4- 5 Stultus... et comedit carnes suas, dicens
5-10 Ubi multæ sunt opes, multi et qui comedunt eas
-11 Sive parum, sive multum comedat
-16 Cunctis diebus vitæ suæ comedit in tenebris
-17 Visum est mihi bonum, ut comedat quis
-18 Ut comedat ex eis et fruatur parte sua
6- 2 Nec tribuit ei potestatem Deus ut comedat ex eo
8-15 Nisi quod comederet. et biberet, atque gauderet
9- 7 Vade ergo, et comede in lætitia panem
10-16 Væ tibi terra... cujus principes mane comedunt
Cant. 5- 1 Et comedat fructum pomorum suorum
Comedi favum cum melle meo
Comedite, amici, et bibite et inebriamini
Eccli. 6- 3 Et folia tua comedat, et fructus tuos perdat
Isai. 1-19 Si volueritis... bona terræ comedetis
3-10 Fructum adinventionum suarum comedet
4- 1 Dicentes : Panem nostrum comedemus
5-17 Et deserta in ubertatem versa advenæ comedent
7-15 Butyrum et mel comedet
-22 Et præ ubertate lactis comedet butyrum
9-20 Et comedet ad sinistram, et non saturabitur
11- 7 Et leo quasi bos comedet paleas
21- 5 Contemplare in specula comedentes et bibentes
22-13 Et ecce gaudium... comedere carnes, et bibere
Comedamus et bibamus, cras enim moriemur
29- 8 Et sicut somniat esuriens, et comedit
30-24 Et tauri tui... commistum migma comedent
36-12 Qui sedent in muro, ut comedant stercora sua
-16 Et comedite unusquisque vineam suam
37-30 Comede hoc anno quæ sponte nascuntur
Et plantate vineas, et comedite fructum earum
44-16 Et de medio ejus carnes comedit
-19 Coxi carnes et comedi

Isai. 50- 9 Ecce omnes... conterentur, tinea comedet eos
51- 8 Sicut enim vestimentum, sic comedet eos vermis
55- 1 Properate, emite, et comedite
- 2 Audite, audientes me, et comedite bonum
-10 Et dat semen serenti, et panem comedenti.
59- 5 Qui comederit de ovis eorum, morietur
61- 6 Fortitudinem Gentium comedetis
62- 9 Quia qui congregant illud, comedent
65- 4 Qui comedunt carnem suillam, et jus...
-13 Ecce, servi mei comedent, et vos esurietis
-21 Et plantabunt vineas, et comedent fructus earum
-22 Non plantabunt, et alius comedet
-25 Simul leo et bos comedent paleas
66-17 Qui comedebant carnem suillam
Jerem. 2- 7 Ut comederetis fructum ejus, et optima illius
3-24 Confusio comedit laborem patrum nostr.
5-17 Et comedet segetes tuas, et panem tuum
Comedet gregem tuum, et armenta tua
Comedet vineam tuam, et ficum tuam
7-21 Holocautomata vestra addite victimis vestris, et comedite carnes
10-25 Quia comederunt Jacob, et devoraverunt eum
15-16 Inventi sunt sermones tui, et comedi eos
16- 8 Ut sedeas cum eis, et comedas et bibas
19- 9 Et unusquisque carnem amici sui comedet
22-15 Pater tuus numquid non comedit et bibit
24- 2 Habebat malas nimis, quæ comedi non poterant
- 3 Et malas, malas valde, quæ comedi non possunt
- 8 Et sicut ficus pessimæ, quæ comedi non possunt
29- 5 Et plantate hortos, et comedite fructum
-17 Quasi ficus... quæ comedi non possunt
-28 Et plantate hortos, et comedite fructus eorum
30-16 Omnes qui comedunt te, devorabuntur
31-29 Patres comederunt uvam acerbam
-30 Omnis homo, qui comederit uvam acerbam
41- 1 Et comederunt ibi panes simul in Masphath
50- 7 Omnes qui invenerunt, comederunt eos
-17 Primus comedit eum rex Assur
51-34 Comedit me, devoravit me Nabuchod.
52-33 Et comedebat panem coram eo semper
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum
Baruc. 6-19 Dum comedunt eos et vestimentum ipsorum
-71 Ipsi etiam postremo comeduntur
Ezech. 2- 8 Et comede quæcumque ego do tibi
3- 1 Quodcumque inveneris comede
Comede volumen istud, et vadens loquere
- 3 Fili hominis, venter tuus comedet
Et comedi illud : et factum est in ore meo sicut mel
4- 9 Trecentis et nonaginta diebus comedes illud
-10 A tempore usque ad tempus comedes illud
-12 Quasi subcinericium hordeaceum comedes illud
-13 Sic comedent filii Israel panem
-14 Laceratum a bestiis non comedi ab infantia
-16 Et comedent panem in pondere
5-10 Ideo patres comedent filios in medio tui : et filii comedent patres suos
12-18 Panem tuum in conturbatione comede
-19 Panem suum in sollicitudine comedent
16-13 Similam, et mel et oleum comedisti
18- 2 Patres comederunt uvam acerbam
- 6 In montibus non comederit
-11 Hæc... non facientem, sed in montibus comedentem
-15 Super montes non comederit
19- 3 Didicit capere prædam, hominemque comedere
-12 Et arefactæ sunt virgæ... ignis comedit eam
-14 Qui fructum ejus comedit
22- 9 Et super montes comederunt in te
24-17 Nec cibos lugentium comedes
-22 Et cibos lugentium non comedetis
25- 4 Ipsi comedent fruges tuas
28-18 Producam ergo ignem... qui comedat te
33-25 Qui in sanguine comeditis, et oculos vestros levatis
34- 3 Lac comedebatis, et lanis operiebamini
36-14 Propterea homines non comedes amplius
39-17 Ut comedatis carnem, et bibatis sanguinem
-18 Carnes fortium comedetis
-19 Et comedetis adipem in saturitatem
44- 3 Sedebit..ut comedat panem coram Domino
-29 Et pro peccato, et pro delicto ipsi comedent
-31 Et captum a bestia... non comedent sacerdotes

Ezech. 45-21 Septem diebus azyma comedentur
Dan. 4-22 Fœnum ut bos comedes
-29 Fœnum quasi bos comedes
-30 Abjectus est, et fœnum ut bos comedit
5-21 Fœnum quoque ut bos comedebat
7- 5 Surge, comede carnes plurimas
- 7 Comedens atque comminuens, et reliqua... conculcans
-19 Comedebat et comminuebat, et reliqua...
10- 3 Panem desiderabilem non comedi
11-26 Et comedentes panem cum eo, conterent illum
14- 5 An non vides quanta comedat et bibat
- 6 Neque comedit aliquando
- 7 Quis est qui comedat impensas has
- 8 Si a. ostenderitis quoniam Bel comedat hæc
-11 Nisi inveneris omnia comesta a Bel
-14 Et comederunt omnia et biberunt
-38 Surgensque Daniel comedit
Osee. 2-12 Et comedet eam bestia agri
4- 8 Peccata populi mei comedent
-10 Et comedent, et non saturabuntur
7- 9 Comederunt alieni robur ejus
8- 7 Quod et si fecerit, alieni comedent eam
-13 Immolabunt carnes, et comedent
9- 3 Et in Assyriis pollutum comedit
- 4 Qui comedent eum, contaminabuntur
10-13 Messuistis, comedistis frugem mendacii
11- 6 Consumet electos ejus, et comedet capita eorum
Joel. 1- 4 Et residuum erucæ comedit locusta
Et residuum locustæ comedit bruchus
Et residuum bruchi comedit rubigo
-19 Quia ignis comedit speciosa deserti
2-25 Et reddam vobis annos, quos comedit locusta
-26 Et comedetis vescentes, et saturabimini
Amos. 4- 9 Et ficeta vestra comedit eruca
6- 4 Qui comeditis agnum de grege
7- 2 Cum consummasset comedere herbam terræ
- 4 Et comedit simul partem
-12 Et comede ibi panem, et prophetabis ibi
9-14 Et facient hortos, et comedent fructus eorum
Abdiæ. - 7 Qui comedunt tecum, ponent insidias
Mich. 3- 3 Qui comederunt carnem populi mei
6-14 Tu comedes, et non saturaberis
7- 1 Non est botrus ad comedendum
Nahum. 2-13 Et leunculos tuos comedet gladius
3-12 Si concussæ fuerint, cadent in os comedentis
-15 Ibi comedet te ignis, peribis gladio
Habac. 1- 8 Volabunt quasi aquila... ad comedendum
Aggæi. 1- 6 Comedistis, et non estis satiati
Zach. 7- 6 Cum comedistis, et bibistis, numquid non vobis comedistis, et vobismetipsis bibistis
11- 1 Et comedat ignis cedros tuas
-16 Et carnes pinguium comedet
2 Mac. 2-11 Eo quod non sit comestum quod erat pro peccato
Matth. 12- 4 Et panes propositionis comedit
13- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt ea
15-37 Et comederunt omnes et saturati sunt
23-14 Quia comeditis domos viduarum
24-38 Comedentes et bibentes, nubentes
26-17 Ubi vis paremus tibi comedere Pascha?
-26 Accipite, et comedite: hoc est corpus meum
Marc. 4- 4 Venerunt volucres cœli, et comederunt illud
7- 4 Et a foro nisi baptizentur, non comedunt
-28 Catelli comedunt sub mensa de micis puerorum
Luc. 8- 5 Et volucres cœli comederunt illud
12-19 Requiesce, comede, bibe, epulare
Joan. 2-17 Zelus domus tuæ comedit me
Galat. 5-15 Quod si invicem mordetis et comeditis
Jacob. 5- 2 Et vestimenta vestra a tineis comesta sunt.

COMES.

Gen. 18-10 Veniam ad te tempore isto, vita comite
-14 Revertar ad te hoc eodem tempore, vita comite
24-59 Dimiserunt ergo eam... et comites ejus
2 Reg. 20-11 Ecce qui esse voluit pro Joab comes David
4 Reg. 4-16 Si vita comes fuerit, habebis in utero filium
Jerem. 40- 9 Et juravit eis Godoiias... et comitibus eor.
2 Mac. 4-31 Relicto suffecto uno ex comitibus suis Andronico
14-18 Audiens virtutem comitum Judæ
Act. 19-29 Rapto Gaio et Aristarcho...comitibus Pauli
22-11 Ad manum deductus a comitibus
2 Cor. 8-19 Ordinatus est..comes peregrinationis nostræ

COMESSATIONES.

Deut. 21-20 Comessationibus vacat et luxuriæ
Prov. 23-20 Noli esse... in comessationibus eorum
2 Mac. 6- 4 Nam templum luxuria et comessationibus gentium erat plenum
Rom. 13-13 Ambulemus, non in comessationibus
Galat. 5-21 Homicidia, ebrietates, comessationes
1 Petr. 4- 3 Qui ambulaverunt in luxuriis... comessationibus

COMESSATOR, COMESTOR.

Prov. 28- 7 Qui autem comessatores pascit, confundit patrem suum
Sap. 12- 5 Et comestores viscerum hominum, et devoratores

COMINUS.

3 Reg. 20-39 Egressus est ad præliandum cominus
2 Mac. 5- 3 Et congressiones fieri cominus
8-14 Eos priusquam cominus veniret, vendiderat

COMITATUS.

Gen. 50- 9 Habuit quoque in comitatu currus et equites
-14 Cum fratribus suis et omni comitatu
Judic. 4-10 Habens Debboram in comitatu suo
19- 3 Habens in comitatu puerum et duos asinos
3 Reg. 10- 2 Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu
4 Reg. 5-15 Cum universo comitatu suo venit
2 Par. 10- 8 Et erant in comitatu illius
Jerem. 52- 8 Et omnis comitatus ejus diffugit ab eo
Luc. 2-44 Existimantes a. illum esse in comitatu

COMITOR.

Tobiæ. 5-21 Et Angelus ejus comitetur vobiscum
-27 Credo enim quod Angelus... comitetur ei
Eccli. 12-13 Et sic qui comitatur cum viro iniquo
2 Mac. 2- 4 Et arcam jussit Propheta... comitari secum
Act. 9- 7 Viri autem illi qui comitabantur cum eo
10-23 Et quidam... ab Joppe comitati sunt eum
20- 4 Comitatus est autem eum Sopater

COMMACULO.

Num. 19- 7 Commaculatusque erit usque ad vesperum
Esth. 16-10 Et pietatem nostram sua credulitate commaculans
Jerem. 34-16 Et commaculastis nomen meum

COMMANDO.

Prov. 30-14 Gladios habet et commandit molaribus suis

COMMANDUCO.

Apoc. 16-10 Et commanducaverunt linguas suas

COMMEMORATIO.

Sap. 16- 6 Ad commemorationem mandati legis tuæ
19- 4 Et horum... commemorationem amittebant
Luc. 22-19 Hoc facite in meam commemorationem
1 Cor. 11-24 Hoc facite in meam commemorationem
-25 Bibetis in meam commemorationem
Hebr. 10- 3 Sed in ipsis commemoratio peccatorum

COMMEMORO.

Sap. 8-17 Hæc... et commemorans in corde meo
11-14 Commemorati sunt Dominum
18-22 Et testamentum commemorans
Eccli. 3-17 Et in die tribulationis commemorabitur tui
48-23 Non est commemoratus peccatorum illorum
49-11 Nam commemoratus est inimicorum
Baruc. 3-23 Neque commemorati sunt semitas ejus
Act. 10-31 Et eleemosynæ tuæ commemoratæ sunt

COMMENDATITIÆ.

2 Cor. 4- 1 Agemus... commendatitiis epistolis ad vos

COMMENDO.

Exod. 22- 7 Si quis commendaverit amico pecuniam
-10 Si quis commendaverit proximo suo asinum
Num. 8-26 Ut custodiant quæ sibi fuerint commendata
1 Reg. 17-20 Et commendavit gregem custodi
Psal. 30- 6 In manus tuas commendo spiritum meum
Sap. 7-14 Propter disciplinæ dona commendati
Isai. 10-28 Apud Machmas commendabit vasa sua
Jerem. 36-20 Porro volumen commendaverunt
40- 7 Et quod commendasset ei viros et mulieres
41-10 Quos commendaverat Nabuzardan princeps
1 Mac. 12-43 Et commendavit eum omnibus amicis suis
2 Mac. 2-26 Ut facilius possint memoriæ commendare
4-24 At ille commendatus regi
9-25 Regna multis vestrum commendabam
Luc. 12-48 Et cui commendaverunt multum, plus petent
23-46 In manus tuas commendo spiritum meum
Act. 14-22 Commendaverunt eos Domino
20-32 Et nunc commendo vos Deo
Rom. 3- 5 Si autem iniquitas nostra justitiam Dei commendat
5- 8 Commendat a. charitatem s. Deus in nobis
16- 1 Commendo a. vobis Phœben sororem nostr.
1 Cor. 8- 8 Esca autem nos non commendat Deo
2 Cor. 4- 1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare
2 Cor. 4- 2 Commendantes nosmetipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo
5-12 Non iterum commendamus nos vobis
10-12 Quibusdam, qui se ipsos commendant
-18 Non enim qui se ipsum commendat, ille probatus est; sed quem Deus commendat
12-11 Ego enim a vobis debui commendari
1 Tim. 1-18 Hoc præceptum commendo tibi, fili
2 Tim. 2- 2 Hæc commenda fidelibus hominibus
1 Petr. 4-19 Fideli Creatori commendent animas suas

COMMENTARIUS.

2 Reg. 8-16 Josaphat filius Ahilud erat a commentariis
20-24 Porro Josaphat... a commentariis
3 Reg. 4- 3 Josaphat filius Ahilud, a commentariis,
4 Reg. 18-18 Et filius Asaph, a commentariis
-37 Et Joahë filius Asaph, a commentariis
1 Par. 18-15 Et Josaphat filius Ahilud, a commentariis.
2 Par. 34- 8 Et Joha filium Joachaz, a commentariis
1 Esdr. 4-15 Et invenies scriptum in commentariis
6- 2 Talisq. scriptus erat in eo commentarius
Esth. 12- 4 Quod gestum erat, scripsit in commentariis:
Isai. 36- 3 Filius Asaph a commentariis
-22 Et Joahë filius Asaph, a commentariis
2 Mac. 2-13 Commentariis Nehemiæ hæc eadem

COMMEO.

2 Mac. 11-30 His igitur, qui commeant usque ad diem

COMMEREO.

Num. 22-29 Quia commeruisti, et illusisti mihi
Judic. 12- 3 Quid commerui, ut advers. me consurgatis
1 Par. 21-17 Iste grex quid commeruit?

COMMILITO, NIS.

Philip. 2-25 Et cooperatorem, et commilitonem meum
Phile. - 2 Appiæ... et Archippo, commilitoni nostro

COMMINATIO.

Isai. 30-30 In comminatione furoris, et flamma
Jerem. 10-10 Et non sustinebunt Gentes comminationem ejus
15-17 Quoniam comminatione replesti me

COMMINOR.

Deut. 9-25 Ne deleret vos ut fuerat comminatus
Josue. 23-15 Quidquid malorum comminatus est
Judith. 8-15 Sic Deus comminabitur
Job. 16-10 Et comminans mihi, infremuit contra me
Psal. 102- 9 Neque in æternum comminabitur
Eccli. 19-17 Corripe proximum, antequam commineris
Ezech. 20-21 Et comminatus sum ut effunderem furorem
Matth. 9-30 Et comminatus est illis Jesus, dicens
Marc. 1-25 Et comminatus est ei Jesus, dicens
-43 Et comminatus est ei, statimq. ejecit illum
3-12 Et vehementer comminabatur eis
4-39 Et exurgens comminatus est vento
8-30 Et comminatus est eis ne cui dicerent
-33 Comminatus est Petro, dicens
9-24 Comminatus est spiritui immundo, dicens
10-13 Discipuli a. comminabantur offerentibus
-48 Et comminabantur ei multi ut taceret
Act. 4-17 Comminemur eis, ne ultra loquantur
-21 At illi comminantes dimiserunt eos
1 Petr. 2-23 Cum pateretur, non comminabatur

COMMINUO.

Num. 33-52 Confringite titulos, et statuas comminuite
Deut. 9-21 Vitulum... et in frusta comminuens
12- 3 Lucos igne comburite, et idola comminuite
Josue. 9- 5 Panes... duri erant, et in frusta comminuti
-12 Facti sunt, et vetustate nimia comminuti
Judic. 8-16 Contrivit... atque comminuit viros Soccoth
2 Reg. 22-43 Quasi lutum platearum comminuam eos
4 Reg. 10-27 Et comminuerunt eam (*statuam Baal*)
18-21 Comminutus ingredietur manum ejus
23-15 Excelsum destruxit... et comminuit in pulverem,
2 Par. 15-16 Et in frusta comminuens combussit
34- 4 Et sculptilia succidit atque comminuit
Job. 22- 9 Et lacertos pupillorum comminuisti
Psal. 17-43 Et comminuam eos ut pulverem
28- 6 Et comminuet eas tanquam vitulum Libani
Eccli. 28-21 Plaga autem linguæ comminuet ossa
Isai. 14-29 Comminuta est virga percussoris tui
28-28 Panis autem comminuetur
Nec ungulis suis comminuet eum
30-14 Et comminuetur sicut conteritur lagena
37-19 Dederunt Deos earum igni... et comminuerunt
41-15 Triturabis montes, et comminues
Ezech. 29- 7 Comminutus es, et dissolvisti omnes...
30-22 Et comminuam brachium ejus forte
Dan. 2-34 Et percussit statuam in pedibus,... et comminuit eos.

Dan. 2-40 Quomodo ferrum comminuit et domat
Sic comminuet et conteret omnia hæc
-44 Comminuet autem... universa regna hæc
-45 Et comminuit testam, et ferrum et æs
6-24 Et omnia ossa eorum comminuerunt
7- 7 Comedens, atque comminuens
-19 Comedebat, et comminuebat
-23 Conculcabit (*terram*), et comminuet eam
8- 7 Et comminuit duo cornua ejus
Mich. 4-13 Et comminues populos multos
1 Mac. 1-23 Et comminuit omnia
Marc. 5-24 Et compedes comminuisset
Luc. 20-18 Super quem a. ceciderit, comminuet illum
Joan. 19-36 Os non comminuetis ex eo

COMMISCEO.

Gen. 18- 6 Accelera, tria sata similæ commisce
Levit. 18-22 Cum masculo non commiscearis
21-15 Ne commisceat stirpem generis sui vulgo
Num. 36- 7 Ne commisceatur possessio filiorum Israël
2 Reg. 13- 8 Quæ tollens farinam, commiscuit
1 Esdr. 9- 2 Et commiscuerunt semen sanctum
Psal. 105-35 Et commisti sunt inter gentes
Prov. 20-19 Et dilatat labia sua, ne commiscearis
24-21 Cum detractoribus ne commiscearis
26-17 Et commiscetur rixæ alterius
Sap. 14-25 Et omnia commista sunt, sanguis, homicidium, furtum
Isai. 30-24 Commistum migma comedent
Ezech. 16-37 Congregabo omnes amatores tuos, quibus commista es
21-21 Commiscens sagittas, interrogavit idola
Dan. 2-43 Commiscebuntur quidem humano semine
13-20 Assentire nobis, et commiscere nobiscum
-38 Et vidimus eos pariter commisceri
Osee. 7- 8 Ephraïm in populis ipse commiscebatur
2 Mac. 3-21 Erat enim misera commistæ multitudinis
13- 3 Commiscuit autem se illis et Menelaüs
1 Cor. 5- 9 Ne commisceamini fornicariis
-11 Nunc a. scripsi vobis non commisceri
2 Thes. 3-14 Et ne commisceamini cum illo

COMMISSIO.

Eccli. 18-32 Assidua enim est commissio illorum
19-15 Corripe amicum : sæpe enim fit commissio

COMMISSUM.

Prov. 11-13 Qui autem fidelis est animi, celat amici commissum

COMMISSURA.

1 Par. 22- 3 Et ad commissuras atque juncturas
2 Par. 34-11 Ut emerent... et ligna ad commissuras ædificii
Matth. 9-16 Nemo a. immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus
Luc. 5-36 Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus
Veteri non convenit commissura a novo

COMMISTIO.

Levit. 18-20 Nec seminis commistione maculaberis
Num. 19-13 Et aspersus hac commistione non fuerit
Osee. 7- 4 Quievit paululum civitas a commistione fermenti
2 Mac. 14- 3 Coinquinatus est temporibus commistionis

COMMITTO.

Gen. 44- 7 Ut servi tui tantum flagitii commiserint?
Num. 12-11 Hoc peccatum, quod stulte commisimus
15-30 Quæ per superbiam aliquid commiserit
18-22 Nec committant peccatum mortiferum
Deut. 2-24 Et committe adversus eum prælium
20- 3 Contra inimicos vestros pugnam committitis
3 Reg. 20-29 Septima a. die commissum est bellum
22-35 Commissum est ergo prælium in die illa
Eccli. 9-19 Noli aliquid committere, ne forte auferat..
48-18 Alii autem multa commiserunt peccata
49- 5 Omnes peccatum commiserunt
1 Mac. 4-34 Et commiserunt prælium, et ceciderunt...
5- 7 Et commisit cum eis prælia multa
-19 Nolite bellum committere adversum gentes
-21 Et abiit Simon... commisit prælia multa
7-20 Et commisit regionem Alcimo
-43 Et commiserunt exercitus prælium
8-16 Et committunt uni homini magistratum
9-13 Et commissum est prælium a mane
-46 Et commissum est bellum
10-49 Et commiserunt prælium duo reges
-53 Et commisi pugnam cum eo
-78 Et commiserunt prælium
-82 Commisit contra legionem
11-69 Et commiserunt prælium
13-14 Et quia commissurus esset cum eo prælium
2 Mac. 4-38 In quo in Oniam impietatem commiserat
2 Mac. 4-39 Multis a. sacrilegiis in templo... commissis
8-23 In prima acie ipse dux commisit cum Nicanore
10-28 Primo a. solis ortu utrique commiserunt
12-10 Commiserunt cum eo Arabes
13- 8 Multa erga aram Dei delicta commisit
-13 Domini judicio committere exitum rei
-23 Commisit cum Juda : superatus est
14-17 Simon vero... commiserat cum Nicanore
15- 1 Die sabbati committere bellum
Matth. 25-27 Oportuit ergo te committere pecuniam
Marc. 10-11 Adulterium committit super eam
Luc. 14-31 Aut quis rex iturus committere bellum
Act. 27-40 Committebant se mari

COMMIXTIM.

2 Par. 35- 8 Pecora commixtim duo millia sexcenta
1 Esdr. 3-13 Commixtim enim populus vociferabatur

COMMODIUS.

3 Reg. 21- 2 Aut si commodius tibi putas

COMMODO.

Exod. 12-36 Coram Ægyptiis ut commodarent eis
Deut. 15- 9 Nolens ei quod postulat mutuum commodare
23-20 Fratri a. tuo... id quo indiget, commodabis
1 Reg. 1-28 Idcirco et ego commodavi eum Domino cunctis diebus, quibus fuerit commodatus Domino
2-20 Pro fœnore quod commodasti Domino
2 Esdr. 5-10 Commodavimus plurimis pecuniam
Psal. 36-26 Tota die miseretur et commodat
111- 5 Jucundus homo qui miseretur, et commodat
Ezech. 18- 8 Ad usuram non commodaverit
1 Mac. 9-35 Ut commodarent illis apparatum suum
Luc. 11- 5 Amice, commoda mihi tres panes

COMMODUM.

Judic. 17- 8 Ubicumque sibi commodum reperisset

COMMOLO.

Isai. 3-15 Facies pauperum commolitis

COMMONEFACIO.

1 Cor. 4-17 Qui vos commonefaciet vias meas

COMMONEO, OR.

Num. 16-40 Quibus commonerentur, ne quis accedat
2 Par. 36-15 Consurgens, et quotidie commonens
Colos. 3-16 Docentes, et commonentes vosmetipsos
2 Tim. 2-14 Hæc commone, testificans coram Domino
2 Petr. 1-12 Incipiam vos semper commonere de his
3 Joan. -10 Commonebo ejus opera quæ facit
Judæ. - 5 Commonere autem vos volo

COMMONITIO.

2 Mac. 6-17 Sed hæc nobis ad commonitionem legentium dicta sint paucis
2 Petr. 1-13 Suscitare vos in commonitione
3- 1 Vestram excito in commonitione sinceram mentem

COMMORATIO.

Act. 1-20 Fiat commoratio eorum deserta

COMMORIOR.

Eccli. 19-10 Audisti verbum... commoriatur in te
Marc. 14-31 Et si oportuerit me simul commori tibi
2 Cor. 7- 3 Estis, ad commoriendum, et ad convivend.
2 Tim. 2-11 Nam si commortui sumus, et convivemus

COMMOROR.

Num. 22- 4 Omnes, qui in nostris finibus commorantur
24- 2 Vidit Israel in tentoriis commorantem
35-34 Me commorante vobiscum
Deut. 12-12 Levites, qui in urbibus vestris commoratur
Josue. 10-37 Animas quæ in ea fuerant commoratæ
Judic. 9-41 Nec in ea passus est commorari
1 Reg. 30-31 Locis, in quibus commoratus fuerat David
2 Reg. 2-11 Numerus dierum quos commoratus est David
1 Par. 2-55 Resonantes, et in tabernaculis commorantes
4-23 Commoratique sunt ibi
9- 3 Commorati sunt in Jerusalem de filiis Juda
-35 In Gabaon autem commorati sunt
Judith. 13-20 Custodivit me Angelus..et ibi commorantem
Job. 8-17 Et inter lapides commorabitur
38-26 Ubi nullus mortalium commoratur
39-28 Et in præruptis silicibus commoratur
Psal. 30-14 Audivi vituperationem multorum commorantium in circuitu
90- 1 In protectione Dei cœli commorabitur
Prov. 15-31 In medio sapientium commorabitur
19-23 Et in plenitudine commorabitur
Prov. 21-16 In cœtu gigantium commorabitur
23-30 Nonne his, qui commorantur in vino
Cant. 1-12 Inter ubera mea commorabitur
7-11 Veni, dilecte mi... commoremur in villis
Eccli. 25-23 Commorari leoni et draconi placebit
42- 9 Et cum viro commorata, odibilis fiat
-10 Ne forte cum viro commorata transgrediatur
-12 In medio mulierum noli commorari
Dan. 4-18 Et in ramis ejus commorantes aves cœli
Joel. 3-21 Et Dominus commorabitur in Sion
Zach. 5- 4 Et commorabitur in medio domus ejus
Act. 12-19 Descendensq... in Cæsaream, ibi commoratus est

COMMOTIO.

Num. 4-15 Omnia vasa ejus in commotione castrorum
3 Reg. 19-11 Non in spiritu Dominus, et post spiritum commotio ; non in commotione Dominus
-12 Et post commotionem ignis
2 Par. 29- 8 Tradiditq.eos in commotionem
Psal. 43-15 Commotionem capitis in populis
65- 9 Et non dedit in commotionem pedes meos
120- 3 Non det in commotionem pedem tuum
Sap. 18-20 Commotio in eremo facta est multitudinis
Isai. 19-16 Et timebunt a facie commotionis
24-19 Commotione commovebitur terra
29- 6 In tonitruo et commotione terræ
Jerem. 10-22 Et commotio magna de terra Aquilonis
34-17 Et dabo vos in commotionem cunctis regnis
47- 3 A commotione quadrigarum ejus
Ezech. 3-12 Audivi post me vocem commotionis magnæ
-13 Et vocem commotionis magnæ
37- 7 Et ecce commotio, et accesserunt ossa
38-19 Quia in die illa erit commotio magna
Amos. 1-14 Devorabit ædes... in turbine, in die commotionis

COMMOVEO.

Gen. 43-30 Quia commota fuerant viscera ejus
Num. 25-11 Quia zelo meo commotus est contra eos
2 Reg. 22- 8 Commota est et contremuit terra
24- 1 Commovitque David in eis dicentem
3 Reg. 3-26 Commota sunt quippe viscera ejus
4 Reg. 21- 8 Et ultra non faciam commoveri pedem
23-18 Nemo commoveat ossa ejus
1 Par. 16-30 Commoveatur a facie ejus omnis terra
17- 9 Et ultra non commovebitur
Job. 2- 3 Tu autem commovisti me adversus eum
9- 6 Qui commovet terram de loco suo
13-11 Statim ut se commoverit, turbabit vos
Psal. 15- 8 Quoniam a dextris est mihi, ne commovear
17- 8 Commota est, et contremuit terra
Fundamenta montium turbata sunt, et commota sunt
20- 8 In misericordia Altissimi non commovebitur
28- 7 Et commovebit Dominus desertum Cades
32- 8 Ab eo autem commoveantur omnes
37-17 Et dum commoventur pedes mei
45- 6 Deus in medio ejus non commovebitur
47- 6 Conturbati sunt, commoti sunt
59- 4 Commovisti terram, et conturbasti eam : sana contritiones ejus, quia commota est
76-19 Commota est et contremuit terra
92- 1 Firmavit orbem terræ, qui non commovebitur
95- 9 Commoveatur a facie ejus universa terra
-10 Correxit orbem terræ, qui non commovebitur
-11 Commoveatur mare, et plenitudo ejus
96- 4 Vidit, et commota est terra
111- 6 Quia in æternum non commovebitur
- 8 Non commovebitur donec despiciat inimi.
124- 1 Non commovebitur in æternum
Prov. 10-30 Justus in æternum non commovebitur
12- 3 Et radix justorum non commovebitur
Eccle. 12- 3 Quando commovebuntur custodes domus
Sap. 2- 2 Scintilla ad commovendum cor nostrum
4- 4 A vento commovebuntur
-19 Et commovebit illos a fundamentis
5-11 Commotis alis transvolavit
17- 9 Et serpentium sibilatione commoti
Eccli. 13-25 Dives commotus confirmatur ab amicis
16-18 In conspectu illius commovebuntur
28-16 Lingua tertia multos commovit
29-24 Et commovit illos quasi fluctus maris
43-17 In consp. ejus commovebuntur montes
Isai. 6- 4 Et commota sunt superliminaria
7- 2 Commotum est cor ejus, et cor populi
19- 1 Et commovebuntur simulacra Ægypti
24-19 Commotione commovebitur terra
54-10 Montes enim commovebuntur
Jerem. 4- 1 A facie mea non commoveberis
5-22 Et commovebuntur, et non poterunt
8-16 Commota est omnis terra
10-10 Ab indignatione ejus commovebitur terra

Jerem. 49-21 A voce ruinæ eorum commota est terra
50-34 Et commoveat habitatores Babylonis
-46 A voce captivitatis... commota est terra
51- 7 Biberunt gentes, et ideo commotæ sunt
-29 Et commovebitur terra, et conturbabitur
Thren. 4-15 Jurgati quippe sunt, et commoti dixerunt
Ezech. 26-15 Commovebuntur insulæ
31-16 A sonitu ruinæ ejus commovi gentes
38-20 Commovebuntur a facie mea pisces
Amos. 8- 8 Numq. super isto non commovebitur terra
-12 Et commovebuntur a mari usque ad mare
9- 1 Et commoveantur superliminaria
Nahum. 1- 5 Montes commoti sunt ab eo, et colles
3- 7 Quis commovebit super te caput?
Aggæi. 2- 7 Et ego commovebo cœlum, et terram
1 Mac. 1-29 Et commota est terra super habitantes in ea
4-32 Et commoveantur contritione sua
6- 8 Commotus est valde: et decidit in lectum
-38 Tubis exercitum commovere
-41 Et commovebantur omnes inhabitantes
9-13 Et commota est terra a voce exercituum
2 Mac. 6-21 Qui astabant iniqua miseratione commoti
Matth. 21-10 Commota est universa civitas, dicens
24-29 Et virtutes cœlorum commovebuntur
Luc. 23- 5 Dicentes: Commovet populum, docens...
Act. 2-25 Quoniam a dextris est mihi, ne commovear.
6-12 Commoverunt itaque plebem, et seniores
17-13 Commoventes, et turbantes multitudinem
21-30 Commotaque est civitas tota

COMMUNICATIO.

Sap. 8-18 Præclaritas in communicatione sermonum
Eccli. 13-22 Quæ communicatio sancto homini ad canem?
Act. 2-42 Et communicatione fractionis panis
1 Cor. 10-16 Nonne communicatio sanguis Christi est?
2 Cor. 8- 4 Obsecrantes nos gratiam et communicationem ministerii
9-13 Et simplicitate communicationis
13-13 Et communicatio sancti Spiritus sit
Philip. 1- 5 Super communicatione vestra in Evang.
Phile. - 6 Ut communicatio fidei tuæ evidens fiat

COMMUNICATOR.

1 Petr. 5- 1 Qui et ejus... gloriæ communicator

COMMUNICO, *id est, participo.*

Psal. 140- 4 Et non communicabo cum electis eorum
Sap. 7-13 Didici, et sine invidia communico
8- 9 Quoniam mecum communicabit de bonis
Eccli. 8- 5 Non communices homini indocto
13- 1 Et qui communicaverit superbo
- 2 Qui honestiori se communicat
- 3 Quid communicabit cacabus ad ollam?
-21 Si communicabit lupus agno aliquando
26- 9 Flagellum linguæ, omnibus communicans
Rom. 12-13 Necessitatibus sanctorum communicantes
Galat. 6- 6 Communicet autem is qui catechizatur verbo
Ephes. 5-11 Nolite communicare operibus infructuosis
Philip. 4-14 Communicantes tribulationi meæ
-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit
1 Tim. 5-22 Neque communicaveris peccatis alienis
6-18 Facile tribuere, communicare
Hebr. 2-14 Quia ergo pueri communicaverunt carni
1 Petr. 4-13 Sed communicantes Christi passionibus
2 Joan. -11 Communicat operibus ejus malignis.

COMMUNICO, *id est, coinquino.*

Marc. 7-15 Illa sunt quæ communicant hominem
-18 Non potest eum communicare
-20 Illa communicant hominem
-23 Ab intus procedunt, et communicant hominem

COMMUNIENDI.

1 Mac. 10-45 Et ad extruendos muros Jerusalem, et communiendos in circuitu

COMMUNIO.

Eccli. 9-20 Communionem mortis scito
Hebr. 13-16 Et communionis nolite oblivisci

COMMUNIS.

Num. 7-85 In commune vasorum omnium ex argento...
Deut. 12-22 Mundus et immund. in commune vescentur
20- 6 Et necdum fecit eam esse communem
Judic. 19-30 Et in commune decernite quid facto opus sit
20- 9 Hoc contra Gabaa in commune faciamus
21- 7 Omnes enim in commune juravimus
2 Esdr. 5-10 Non repetamus in commune istud
Judith. 6-14 Communi lamentatione et fletu unanimes
Prov. 21- 9 Cum muliere litigiosa, et in domo communi
25-24 Cum muliere litigiosa, et in domo communi
Sap. 7- 3 Et ego natus accepi communem aërem
Dan. 13-14 Et tunc in communi statuerunt tempus
1 Mac. 1-50 Immolari carnes suillas et pecora communia
2 Mac. 3- 6 Nuntiavit ei... et communes copias immensas esse
4- 5 Sed communem utilitatem... considerans
9-21 Necessarium duxi pro communi utilitate
-27 Confido enim... et communem vobis fore
10- 8 Et decreverunt communi præcepto
12- 4 Secundum commune itaque decretum
15- 6 Cogitaverat commune trophæum statuere
-36 Itaq. omnes communi consilio decreverunt
Marc. 7- 2 Communibus manibus, id est, non lotis
- 5 Sed communibus manibus manducant
Act. 2-44 Erant pariter, et habebant omnia communia
4-32 Erant illis omnia communia
10-14 Quia nunquam manducavi omne commune
-15 Quod De. purificavit, tu commune ne dixeris
-28 Neminem communem aut immundum dicere...
11- 8 Quia commune aut immundum nunquam introivit in os meum
- 9 Quæ Deus mundavit, tu ne commune dixeris
Rom. 14-14 Quia nihil commune per ipsum
Tit. 1- 4 Tito,... secundum communem fidem, gratia et pax
Judæ. - 3 Sollicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestra salute

COMMUNITER.

Gen. 13- 6 Et nequibant habitare communiter
2 Mac. 8-29 Et communiter ab omnibus facta obsecratione
14-25 Quiete egit, communiterque vivebant

COMMUTATIO.

Gen. 47-17 Sustentavitque eos... pro commutatione pecorum
Job. 28-15 Nec appendetur argentum in commutatione
Psal. 43-13 Non fuit multitudo in commutationibus eorum
54-20 Non enim est illis commutatio et non timuerunt Deum
88-52 Exprobraverunt commutationem Christi tui
Sap. 7-18 Permutationes et commutationes temporum
Isai. 55- 1 Emite... absque ulla commutatione vinum
Matth. 16-26 Quam dabit homo commutationem pro anima
Marc. 8-37 Quid dabit homo commutationis pro anima

COMMUTO.

Gen. 48-14 Qui major erat natu commutans manus
Levit. 27-33 Nec altero commutabitur
3 Reg. 14- 2 Surge, et commuta habitum, ne cognoscaris
Job. 9-27 Commuto faciem meam, et dolore torqueor
12-20 Commutans labium veracium
28-17 Nec commutabuntur per ea vasa auri
Psal. 44- 1 Pro his qui commutabuntur, filiis Core
68- 1 In finem pro iis, qui commutabuntur, David
72-21 Et renes mei commutati sunt
79- 1 In finem, pro his qui commutabuntur
Eccle. 8- 1 Et potentissimus faciem illius commutabit
Eccli. 12-19 Et multa susurrans commutabit vultum
Ezech. 27-15 Dentes... commutaverunt in pretio tuo
Dan. 4-13 Cor ejus ab humano commutetur
5- 6 Tunc facies regis commutata est
Osee. 4- 7 Gloriam eorum in ignominiam commutabo
Mich. 2- 4 Pars populi mei commutata est: quomodo recedet
Rom. 1-25 Qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium

COMPAGES *et* COMPAGO.

Exod. 26-24 Et una omnes compago retinebit
36-29 In unam compaginem pariter ferebantur
Eccli. 27- 2 Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur
Dan. 5- 6 Et compages renum ejus solvebantur
10-16 In visione tua dissolutæ sunt compages meæ
Hebr. 4-12 Usque ad divisionem... compagum

COMPAR.

2 Reg. 2-16 Apprehensoque unusquisque capite comparis
Philip. 4- 3 Etiam rogo et te, germane compar

COMPARATIO.

Job. 4-17 Numquid homo Dei comparatione justificabitur
28-18 Excelsa... non memorabuntur comparatione ejus
Sap. 7- 8 Divitias nih. esse duxi in comparatione illius
- 9 Aurum in comparatione illius, arena est
Eccli. 6-15 Amico fideli nulla est comparatio
32- 7 Et comparatio musicorum in convivio vini
-21 Secundum voluntatem suam inveniet comparationem
Eccli. 47-17 Replesti in comparationibus ænigmata
-18 In cantilenis et proverbiis et comparationibus
Jerem. 3-11 Comparatione prævaricatricis Judæ

COMPAREO.

Gen. 37-30 Puer non comparet, et ego quo ibo?
44-28 Bestia devoravit eum et huc usque non comparet
3 Reg. 20-40 Subito non comparuit. Et ait rex
2 Mac. 3-34 Et his dictis, non comparuerunt

COMPARO, *id est, assimilo.*

Gen. 30- 8 Comparavit me Deus cum sorore mea
Num. 13-34 Quibus comparati, quasi locustæ videbamur
Deut. 3-24 Qui possit... comparari fortitudini tuæ
Job. 13-12 Memoria vestra comparabitur cineri
22- 2 Numquid Deo potest comparari homo
25- 4 Numquid justificari potest homo comparatus Deo
30-19 Comparatus sum luto
41-24 Non est super terram potestas quæ comparetur ei
Psal. 48-13 Comparatus est jumentis insipientibus
-21 Comparatus est jumentis insipientibus
Prov. 3-15 Omnia quæ desiderantur, huic non valent comparari
8-11 Omne desiderabile ei non potest comparari
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris et litigiosa mulier comparantur
Sap. 7- 9 Nec comparavi illi lapidem pretiosum
-29 Luci comparata invenitur prior
13-14 Aut alicui ex animalibus illud comparet
15-18 Insensata enim comparata his
Isai. 46- 5 Cui... comparastis me, et fecistis similem?
Thren. 2-13 Cui comparabo te... filia Jerusalem
1 Mac. 6-33 Et comparaverunt se exercitus in prælium
10-71 Descende ad nos... et comparemus illic invicem
Marc. 4-30 Aut cui parabolæ comparabimus illud?
1 Cor. 2-13 Spiritualibus spiritualia comparantes
2 Cor. 10-12 Non e. audemus inserere aut comparare nos quibusdam
Et comparantes nosmetipsos nobis
Jacob. 1-23 Hic comparabitur viro consideranti vultum

COMPARO, *id est, acquiro vel emo.*

Eccli. 33-31 Quoniam in sanguine animæ comparasti illum
51-33 Comparate vobis sine argento
Thren. 5- 4 Ligna nostra pretio comparavimus

COMPARTICIPES.

Ephes. 3- 6 Et comparticipes promissionis ej. in Christo

COMPARTIOR.

Eccli. 1-24 Intellectum prudentiæ sapientia compartietur

COMPATIOR.

Job. 30-25 Et compatiebatur anima mea pauperi
Rom. 8-17 Si tamen compatimur, ut et conglorificemur
1 Cor. 12-26 Si quid patitur unum membrum, compatiuntur
Hebr. 4-15 Qui non possit compati infirmitatibus nostris
10-34 Nam et vinctis compassi estis
1 Petr. 3- 8 Compatientes, fraternitatis amatores

COMPEDITI.

Psal. 78-11 Introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum
101-21 Ut audiret gemitus compeditorum
145- 8 Dom. solvit compeditos... illuminat cæcos
Sap. 17- 2 Vinculis... longe noctis compediti
Dan. 3-91 Nonne... misimus in medium ignis compeditos

COMPELLO.

Gen. 19- 3 Compulit illos oppido ut diverterent ad eum
33-11 Vix fratre compellente suscipiens (*ait*)
47-22 Non sunt compulsi vendere possessiones
Exod. 11- 1 Post hæc dimittet vos, et exire compellet
22-14 Domino non præsente, reddere compelletur
32-18 Neque vociferatio compellentium ad fugam
36- 4 Unde artifices venire compulsi
Levit. 25-39 Si paupertate compulsus vendiderit se
Josue. 9-24 Providimus animabus nostris, vestro terrore compulsi
Judic. 9-40 Qui persecutus est... et in urbem compulit
11- 7 Nunc venistis ad me necessitate compulsi
1 Reg. 13-12 Necessitate compulsus obtuli holocaustum
2 Reg. 2-22 Ne compellar confodere te in terram
15-20 Et hodie compelleris nobiscum egredi
Esth. 6-14 Et cito eum ad convivium... pergere compulerunt

Prov. 16-26 Quia compulit eum os suum
30- 9 Aut egestate compulsus furer, et perjurem
Dan. 14-29 Necessitate compulsus tradidit eis Danielem
2 *Mac.* 6- 1 Misit rex senem... qui compelleret Judæos
-18 Aperto ore hians compellebatur carnem porcinam manducare
7- 1 Compelli a rege edere... carnes porcinas
8-24 Debilem factam fugere compulerunt
11-14 Et regem compulsurum amicum fieri
Matth. 14-22 Statim compulit Jesus Discipulos ascendere
Luc. 14-23 Compelle intrare ut impleatur domus mea
Act. 26-11 Puniens eos compellebam blasphemare
Galat. 2- 3 Sed neque Titus...compulsus est circumcidi

COMPENDIUM.

2 *Reg.* 18-23 Currens ergo Achimaas per viam compendii

COMPERIO.

2 *Par.* 16- 4 Quo comperto Benadad misit principes
Dan. 6-10 Quod cum Daniel comperisset
2 *Mac.* 8-12 Judas autem ubi comperit, indicavit
15- 1 Nicanor autem ut comperit Judam esse...
Act. 4-13 Comperto quod homines essent sine litteris
10-34 Comperi, quia non est personarum acceptor Deus
25-25 Comperi nihil dignum morte eum admisisse

COMPES.

2 *Reg.* 3-34 Pedes tui non sunt compedibus aggravati
2 *Par.* 33-11 Vinctum... compedibus duxerunt in Babylonem
Psal. 104-18 Humiliaverunt in compedibus pedes ejus
149- 8 Ad alligandos reges eorum in compedibus
Eccli. 6-25 Injice pedem tuum in compedes illius
-30 Erunt tibi compedes ejus in protectionem
21-22 Compedes in pedibus stulto doctrina
33-28 Servo malevolo tortura et compedes
-30 Si non obaudierit, curva illum compedibus
Jerem. 39- 7 Vinxit eum compedibus ut duceretur in Babylonem
52-11 Vinxit eum compedibus et adduxit eum
Thren. 3- 7 Aggravavit compedem meum
Nahum. 3-10 Optimates ejus confixi sunt in compedibus
Marc. 5- 4 Sæpe compedibus et catenis vinctus
Dirupisset catenas et compedes comminuisset
Luc. 8-29 Vinciebatur catenis et compedibus custoditus

COMPESCO.

Num. 13-31 Inter hæc Caleb compescens murmur populi
Tobiæ. 12- 3 Et dæmonium ab ea ipse compescuit
Psal. 82- 2 Ne taceas, neque compescaris Deus

COMPETO.

Jerem. 32- 7 Tibi enim competit ex propinquitate ut emas
- 8 Quia tibi competit hæreditas
2 *Mac.* 15-39 Et si quidem bene ut et historiæ competit

COMPINGO.

Exod. 25-10 Arcam de lignis setim compingite
Job. 10-11 Ossibus et nervis compegisti me
38-38 Quando... glebæ compingebantur
41- 6 Corpus... compactum squamis se prementibus
Eccle. 11- 5 Qua ratione compingantur ossa in ventre prægnantis
Cant. 8- 9 Compingamus illud tabulis cedrinis
Jerem. 10- 4 Clavis et malleis compegit, ut non dissolvatur
2 *Mac.* 7-22 Singulorum membra non ego ipsa compegi
Ephes. 4-16 Ex quo totum corpus compactum et connexum

COMPITA.

2 *Reg.* 1-20 Neque annuntietis in compitis Ascalonis
Thren. 2-19 Defecerunt in fame in capite omnium compitorum

COMPLACEO.

Levit. 26-43 Complacebit sibi in sabbatis suis
2 *Reg.* 22-20 Liberavit me, quia complacui ei
3 *Reg.* 10- 9 Sit Dominus... benedictus cui complacuisti
Psal. 18-15 Et erunt ut complaceant eloquia oris mei
25- 3 Et complacui in veritate tua
34-14 Quasi proximum... sic complacebam
39-14 Complaceat tibi, Domine, ut eruas me
43- 4 Quoniam complacuisti in eis:
48-14 Et postea in ore suo complacebunt
Prov. 3-12 Et quasi pater in filio complacet sibi
Isai. 42- 1 Complacuit sibi in illo anima mea
62- 4 Quia complacuit Domino in te
1 *Mac.* 10-47 Et complacuit eis in Alexandrum
14-46 Complacuit omni populo statuere Simonem
Matth. 3-17 Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui
12-18 In quo bene complacuit animæ meæ
17- 5 Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui
Marc. 1-11 Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.
Luc. 3-22 Tu es Filius meus... in te complacui mihi
12-32 Quia complacuit Patri vestro dare vobis
Colos. 1-19 Quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare
2 *Petr.* 1-17 Filius meus dilectus, in quo mihi complacui

COMPLACITIOR.

Psal. 76- 8 Aut non apponet ut complacitior sit adhuc.

COMPLANO.

2 *Reg.* 22-33 Et complanavit perfectam viam meam
Eccli. 21-11 Via peccantium complanata lapidibus
34- 8 Et sapientia in ore fidelis complanabitur
2 *Mac.* 8- 3 Civitatis, quæ esset illico complananda

COMPLANTATI.

Rom. 6- 5 Si enim complantati facti sumus

COMPLECTOR.

Gen. 29-13 Complexusque eum et in oscula ruens
2 *Par.* 3- 5 Quasi catenulas se invicem complectentes
Psal. 47-13 Circumdate Sion et complectimini eam
Eccli. 4-13 Complectentur placorem ejus
30-21 Sicut spado complectens virginem et suspirans
Nahum. 1-10 Sicut spinæ se invicem complectuntur
2 *Mac.* 6-19 Mortem magis quam odibilem vitam complectens
14-46 Complexus intestina sua, utrisque manibus projecit super turbas
Marc. 9-35 Quem cum complexus esset, ait illis
Act. 20-10 Et complexus dixit: Nolite turbari

COMPLEO.

Gen. 2- 2 Complevitque Deus die septimo opus
11- 6 Donec eas opere compleant
15-16 Necdum enim completæ sunt iniquitates
18-21 Utrum clamorem qui venit ad me opere compleverint
24-15 Necdum intra se verba compleverat
26- 3 Complens juramentum quod spopondi
28-15 Nec dimittam nisi complevero omnia
35-28 Completi sunt dies Isaac 180 annorum
41-28 Qui hoc ordine complebuntur
Exod. 5-13 Complete opus vestrum
31-18 Completis hujusmodi sermonibus
38-22 Quæ Beseleel filius Uri... compleverat
39-43 Postquam Moyses cuncta vidit completa
Levit. 8-33 Usque ad diem quo complebitur tempus
-34 Ut ritus sacrificii compleretur
9-22 Sicque completis hostiis pro peccato
Num. 6- 5 Usque ad completum diem quo Domino consecratur
-13 Cum dies, quos ex voto decreverat, complebuntur
7- 1 Die qua complevit Moyses tabernaculum
11-23 Utrum meus sermo opere compleatur
30- 5 Quidquid... juravit, opere complebit
Deut. 5- 1 Discite ea, et opere complete
9- 5 Ut compleret verbum suum
26-12 Quando compleveris decimam cunctarum frugum
30-12 Et audiamus atque opere compleamus
31-24 Postquam ergo scripsit Moy..atq. complevit
-30 Locutus est ergo Moyses... ad finem usque complevit
32-23 Et sagittas meas complebo in eis
-45 Complevitque omnes sermones istos
34- 8 Completi sunt dies planctus lugentium Moysem
Josue. 3- 6 Qui jussa complentes, tulerunt (*arcam*)
4-10 Donec omnia complerentur
7- 2 Qui præcepta complentes exploraverunt Hai
11-15 Et ille universa complevit
19-49 Cumque complesset sorte dividere terram
22- 5 Et opere compleatis mandatum
Judic. 6- 5 Instar locustarum universa complebant
-27 Sed omnia nocte complevit
15-17 Cumque hæc verba canens complesset
19-24 Et vestram libidinem compleatis
Ruth. 3-18 Nisi compleverit quod locutus est
1 *Reg.* 3-12 Incipiam et complebo
13-10 Cumque complesset offerens holocaustum
16-11 Numquid jam completi sunt filii ?
18- 1 Et factum est cum complesset loqui ad Saül
20- 7 Scito quia completa est malitia ejus
- 9 Si certe cognovero completam... malitiam
24-17 Cum autem complesset David loquens
1 *Reg.* 25-17 Quoniam completa est malitia adversum virum tuum
2 *Reg.* 6-18 Cumque complesset offerens holocausta
7-12 Cumque completi fuerint dies tui
11-19 Cum compleveris universos sermones belli
3 *Reg.* 1-14 Et complebo sermones tuos
3- 1 Donec compleret ædificans domum suam
8-54 Factum est a.cum complesset Salomon orans
4 *Reg.* 10-25 Cum completum esset holocaustum, præcepit Jehu
1 *Par.* 16- 2 Cumque complesset David offerens holoc.
27-24 Joab... cœperat numerare, nec complevit,
2 *Par.* 4-11 Complevit omne opus regis in domo Dei
-22 Sicque completum est omne opus
5-14 Compleverat enim gloria Domini
6- 4 Quod locutus est David... opere complevit, dicens
-10 Complevit ergo Dominus sermonem suum
-15 Quæ ore promiseras opere complesti
7- 1 Cumq. complesset Salomon fundens preces
-11 Complevitque Salomon domum Domini
10-15 Ut compleretur sermo ejus
24-14 Cumque complessent omnia opera
29-28 Donec compleretur holocaustum
-35 Et completus est cultus domus Domini
31- 7 Mense septimo compleverunt eos
34-16 Omnia quæ dedisti in manu servorum tuorum, ecce complentur
35-16 Cultura Domini rite completa est
36-21 Et compleretur sermo Domini
Usque dum complerentur septuaginta anni
1 *Esdr.* 1- 1 Ut compleretur verbum Domini
5-16 Et necdum completum est
6-15 Et compleverunt domum Dei istam
9- 1 Postquam autem hæc completa sunt
2 *Esdr.* 4- 2 Num sacrificabunt et complebunt in una die?
5-13 Omnem virum qui non compleverit verbum
6-15 Completus est a. murus vigesimo quinto die
Tobiæ. 3-12 Die tertia dum compleret orationem
4- 5 Cum a. et ipsa compleverit tempus vitæ suæ
14- 2 Completis itaque annis centum duobus
-16 Et completis annis nonaginta novem
Judith. 6-16 Per totam diem oratione populorum completa
Esth. 14- 2 Omniaque loca... crinium laceratione complevit
Job. 36-11 Complebunt dies suos in bono
Prov. 13-19 Desiderium si compleatur, delectat animam
25-14 Vir gloriosus et promissa non complens
Sap. 10-10 ...Et complevit labôres illius
Eccli. 45-18 Complevit Moyses manus ejus et unxit illum
47-20 Et ut plumbum complesti argentum
48-13 Et in Eliseo completus est spiritus ejus
Isai. 40- 2 Quoniam completa est malitia ejus
44-26 Et consilium nuntiorum suorum complens
-28 Et omnem voluntatem meam complebis
60-20 Et complebuntur dies luctus tui
Jerem. 23-20 Usque dum compleat cogitationem cordis
25-34 Quia completi sunt dies vestri
26- 8 Cumque complesset Jeremias loquens
30-24 Et compleat cogitationem cordis sui
34-14 Cum completi fuerint septem anni
42- 7 Cum autem completi essent decem dies
43- 1 Cum complesset Jerem. loquens ad populum
44-28 Cujus sermo compleatur meus an illorum
-29 Complebuntur sermones mei contra vos in malum
51-63 Cumque compleveris legere librum istum
Thren. 2-17 Dominus complevit sermonem suum
4-11 Complevit Dominus furorem suum
-18 Completi sunt dies nostri
-22 Completa est iniquitas tua, filia Sion
Ezech. 3- 3 Et viscera tua complebuntur volumine isto
4- 6 Et cum compleveris hæc, dormies
- 8 Donec compleas dies obsidionis tuæ
5-13 Et complebo furorem meum
6-12 Et complebo indignationem meam in eis
7- 8 Et complebo furorem meum in te
9- 8 Et cæde completa remansi ego
12-28 Verbum, quod locutus fuero, complebitur
13-15 Et complebo indignationem meam in pariete
27-11 Ipsi compleverunt pulchritudinem suam
42-15 Cumque complessent mensuras domus interioris
43-23 Cumque compleveris expians illud
Dan. 1-18 Completis itaque diebus post quos dixerat
4-30 Sermo completus est super Nabuchodonosor
5-26 Numeravit Deus regnum tuum, et complevit illud
8-17 Quoniam in tempore finis complebitur visio
9- 2 Ut complerentur desolationis Jerusalem septuaginta anni
10- 3 Donec complerentur trium hebdomadarum dies

Dan. 11-36 Donec compleatur iracundia
12- 7 Et cum completa fuerit dispersio manus
Complebuntur universa hæc
Soph. 1- 9 Qui complent domum Domini... iniquitate
Zach. 8- 5 Plateæ civitatis complebuntur infantibus
Luc. 1- 1 Narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum
8-23 Et complebantur et periclitabantur
9-31 Dicebant excessum ejus, quem completurus erat
-51 Dum complerentur dies assumptionis ejus
Act. 2- 1 Et cum complerentur dies Pentecostes
14-25 In opus quod compleverunt
1 Thes. 3-10 Et compleamus ea quæ desunt fidei vestræ?
Apoc. 6-11 Donec compleantur conservi eor. et fratres

COMPLETIO.

Ezech. 5- 2 Juxta completionem dierum obsidionis

COMPLEXOR.

Marc. 10-16 Et complexans eos, et imponens manus

COMPLICO.

Eccle. 4- 5 Stultus complicat manus suas
Isai. 34- 4 Et complicabuntur sicut liber cœli

COMPLODO.

Num. 24-10 Iratusque Balac... complosis manibus ait
Judic. 7-19 Cœperunt... et complodere inter se lagenas
Ezech. 22-13 Complosi manus meas super avaritiam tuam

COMPLURES.

Marc. 5-26 Multa perpessa a compluribus medicis

COMPLUTA.

Ezech. 22-24 Tu es terra immunda, et non compluta
Amos. 4- 7 Pars una compluta est

COMPONO.

Gen. 22- 9 Et desuper ligna composuit
Exod. 30- 7 Quando componet lucernas, incendet illud
-25 Unguentum compositum opere unguentarii
-33 Homo quicumque tale composuerit
-35 Thymiama compositum opere unguentarii
35-28 Thymiama odoris suavissimi componendum
37-29 Composuit et oleum ad sanctificationis unguentum
Levit. 1- 7 Strue lignorum ante composita.
16-12 Et hauriens manu compositum thymiama
2 Reg. 22-35 Componens quasi arcum æreum brach. mea
3 Reg. 5- 9 Et ego componam ea in ratibus in mari
18-33 Et composuit ligna, divisitque per membra bovem
4 Reg. 22- 6 Tignariis... et iis qui interrupta componunt
1 Esdr. 4-12 Extruentes muros ejus et parietes componentes
2 Esdr. 6- 8 De corde enim tuo tu componis hæc
Esth. 2-13 Et ut eis placuerat, compositæ
14-13 Tribue sermonem compositum in ore meo
Job. 9- 2 Quod non justificetur homo compositus Deo
28-19 Nec tincturæ mundissimæ componitur
41- 3 Verbis potentibus et ad deprecandum compositis
Psal. 143-12 Filiæ eorum compositæ
Prov. 8-30 Cum eo eram cuncta componens
16-24 Favus mellis composita verba
17- 7 Non decent stultum verba composita
Eccle. 12- 9 Investigans composuit parabolas multas
Sap. 15-12 Conversationem vitæ compositam ad lucrum
Eccli. 43-28 In sermone ejus composita sunt omnia
Isai. 3-16 Et composito gradu incedebant
Jerem. 4-30 Frustra componeris, contempserunt te
Ezech. 24- 5 Compone quoque strues ossium sub ea
Dan. 2- 9 Quod interpretationem... deceptione plenam composueritis
13-43 Quæ isti malitiose composuerunt adversum me
1 Mac. 9-70 Et misit ad eum legatos componere pacem cum ipso
11- 9 Veni, componamus inter nos pactum
2 Mac. 8-31 Omnia composuerunt in locis opportunis
15-20 Equitesque opportuno in loco compositi
Marc. 1-19 Et ipsos componentes retia in navi
Hebr. 9- 6 His vero ita compositis

COMPOSITIO.

Exod. 30- 9 Non offeretis... thymiama compositionis alterius
-32 Juxta compositionem ejus non facietis aliud
-37 Talem compositionem non facietis in usus vestros
Num. 4-16 Ad cujus curam pertinet...compositionis incensum
Judith. 10- 4 Omnis ista compositio non ex libidine
Prolog. Eccli. Deficere in verborum compositione
Eccli. 49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris
Ezech. 24-10 Et coquetur universa compositio
1 Mac. 2-11 Omnis compositio ejus ablata est

COMPORTO.

Gen. 6-21 Tolles igitur... et comportabis apud te
Deut. 29-11 Exceptis... his qui comportant aquas
Josue. 9-21 Ligna cædant aquasque comportent
-23 Aquasque comportans in domum Dei mei
-27 Cædentes ligna et aquas comportantes
Judic. 15- 5 Quibus succensis, et comportatæ jam fruges
20-10 Ut comportent exercitui cibaria
2 Reg. 18-17 Et comportaverunt super eum acervum lapidum
2 Par. 9-14 Qui comportabant aurum et argentum Salomoni
Job. 27-16 Si comportaverit quasi terram argentum
Isai. 62- 9 Qui comportant illud, bibent in atriis sanctis meis
Ezech. 4- 2 Et comportabis aggerem
21-22 Ut comportet aggerem, ut ædificet munit.
26- 8 Et comportabit aggerem in gyro
Dan. 11-15 Et comportabit aggerem et capiet urbes
Habac. 1-10 Et comportabit aggerem et capiet eam

COMPREHENDO.

Gen. 31-23 Et comprehendit eum in monte Galaad
41-26 Eamdemque vim somnii comprehendunt
Exod. 15- 9 Persequar ; et comprehendam, dividam spolia
22- 6 Et comprehenderit acervos frugum
Josue. 2- 5 Persequimini cito, et comprehendetis eos
Judic. 1- 6 Quem persecuti comprehenderunt
8-12 Quos persequens Gedeon comprehendit
1 Reg. 30- 8 Et comprehendam eos an non ?
Absque dubio enim comprehendes eos
4 Reg. 10-14 Qui ait : Comprehendite eos vivos
Cum comprehendissent vivos, jugulaverunt
25- 5 Comprehenditque eum in planitie Jericho
2 Par. 22- 9 Ochoziam comprehendit latitantem in Samaria
Judith. 6- 7 Præcepit... ut comprehenderent Achior
Esth. 9-20 Et litteris comprehensa misit ad Judæos
Job. 11- 7 Forsitan vestigia Dei comprehendes
Psal. 7- 6 Et comprehendat, et conculcet in terra vitam meam
9-16 In laqueo isto...comprehensus est pes eorum
-17 In operibus manuum suarum comprehensus est peccator
II. 10- 2 Comprehenduntur in consiliis quibus cogitant
17-38 Persequar... et comprehendam illos
39-13 Comprehenderunt me iniquitates meæ
58-13 Et comprehendantur in superbia sua
68-25 Et furor iræ tuæ comprehendat eos
70-11 Persequimini et comprehendite eum
Eccle. 9-12 Et sicut aves laqueo comprehenduntur
Eccli. 43-34 Non enim comprehendetis
Jerem. 36-26 Ut comprehenderent Baruch scribam
37-13 Sed comprehendit Jerias Jeremiam
39- 5 Et comprehenderunt Sedeciam in campo
42-16 Gladius... ibi comprehendet vos in terra Ægypti
48-41 Et munitiones comprehensæ sunt
-46 Quia comprehensi sunt filii tui
51-41 Et comprehensa est inclyta universæ terra ?
52- 9 Cumque comprehendissent regem
Ezech. 17-20 Et comprehendetur in sagena mea
Dan. 7- 1 Somnium scribens brevi sermone comprehendit
13-39 Illum quidem non quivimus comprehendere
-58 Sub qua arbore comprehenderis eos loq.
Osee. 10- 9 Non comprehendet eos in Gabaa prælium
Amos. 9-13 Et comprehendet arator messorem
Mich. 2- 6 Non comprehendet confusio
4- 9 Quia comprehendit te dolor sicut parturientem
Zach. 1- 6 Numquid non comprehenderunt patres vestros
1 Mac. 1-20 Et comprehendit civitates munitas
5-26 Multi ex eis comprehensi sunt in Barasa
-27 In cæteris civitatibus tenentur comprehensi
Et comprehendere, et tollere eos in una die
-30 Ut comprehenderent munitionem et expugnarent eos
6-50 Et comprehendit rex Bethsuram
7- 2 Comprehendit exercitus Antiochum et Lysiam
-16 Et comprehendit ex eis sexaginta viros
-19 Misit, et comprehendit multos ex eis
9-36 Comprehenderunt Joannem et omnia quæ habebat
-58 Et comprehendet eos omnes una nocte
-60 Ut comprehenderent Jonathan
1 Mac. 12-30 Secutus est eos Jonathas et non comprehendit eos
-40 Quærebat comprehendere eum et occidere
-48 Ut autem intravit... comprehenderunt eum
-50 Quia comprehensus est Jonathas et periit
13-43 Percussit turrem unam et comprehendit
14- 2 Misit... ut comprehenderet eum vivum
- 3 Comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacem
16-22 Vehementer expavit et comprehendit viros
2 Mac. 2-24 Ab Jasone Cyrenæo quinque libris comprehensa
12-18 Timotheum quidem... non comprehenderunt
13-21 Qui requisitus comprehensus est et conclusus
14-39 Misit milites 500 ut eum comprehenderent
-41 Cum jam comprehenderetur,gladio se petiit
Matth. 4-24 Et obtulerunt ei...tormentis comprehensos,
26-55 Cum gladiis et fustibus comprehendere me
Marc. 14-48 Existis cum gladiis et lignis comprehendere me
Luc. 22-54 Comprehendentes autem eum duxerunt
Joan. 1- 5 Et tenebræ eam non comprehenderunt
12-35 Ut non vos tenebræ comprehendant
18-12 Ministri Judæorum comprehenderunt Jesum
Act. 1-16 Dux eorum qui comprehenderunt Jesum
23-27 Virum hunc comprehensum a Judæis
26-21 Me Judæi... comprehensum tentabant interficere
1 Cor. 3-19 Comprehendam sapientes in astutia eorum
9-24 Sic currite ut comprehendatis
2 Cor. 11-32 Custodiebat civitatem Damascenorum, ut me comprehenderet
Ephes. 3-18 Ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis
Philip. 3-12 Si quomodo comprehendam in quo et comprehensus sum a Christo Jesu.
-13 Fratres ego me non arbitror comprehendisse
1 Thes. 5- 4 Ut vos dies illa tanquam fur comprehendat

COMPREHENSIO.

Jerem. 34- 3 Sed comprehensione capieris

COMPRIMO.

Prov. 17-28 Et si compresserit labia sua intelligens
18-18 Contradictiones comprimit sors
Eccli. 31-17 Ne comprimaris in convivio
Nahum. 3-19 Omnes qui audierunt...compresserunt manum super te
Marc. 3- 9 Propter turbam ne comprimerent eum
5-24 Sequebatur eum turba multa,et comprimebant eum
-31 Vides turbam comprimentem te et dicis
Luc. 8-42 Et contigit,dum iret,a turbis comprimebatur
-45 Turbæ te comprimunt, et affligunt
Act. 28-27 Et oculos suos compresserunt.

COMPROBO.

Num. 35-24 Et hoc audiente populo fuerit comprobatum
Deut. 10-15 Sicut hodie comprobatur
19- 4 Nullum contra eum odium habuisse comprobatur
29-28 Projecitque... sicut hodie comprobatur
Josue. 20- 4 Loquetur... ea quæ se comprobent innocentem
2 Esdr. 13-13 Quoniam fideles comprobati sunt
Job. 9-20 Si innocentem ostendero, pravum me comprobabit
Prov. 17-17 Et frater in angustiis comprobatur
Eccli. 39-40 Omnia e. in tempore suo comprobabuntur
2 Cor. 8- 8 Vestræ charitatis ingenium bonum comprobans

COMPTUS.

Eccli. 9- 8 Averte faciem tuam a muliere compta

COMPUGNANS.

Isai. 37-26 In eradicationem collium compugnantium

COMPUNCTIO.

Psal. 59- 5 Potasti nos vino compunctionis
Rom. 11- 8 Dedit illis Deus spiritum compunctionis

COMPUNGO.

Judith. 16-14 Filii puellarum compunxerunt eos
Psal. 4- 5 In cubilibus vestris compungimini
29-13 Ut cantet tibi gloria mea;et non compungar
34-16 Dissipati sunt, nec compuncti,
108-17 Et compunctum corde mortificare
Act. 2-37 His autem auditis compuncti sunt corde

COMPUTO.

Levit. 25-27 Computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit.

2 Reg. 18- 3 Quia tu unus pro decem millibus computaris
1 Par. 23-11 In una familia unaque domo computati sunt
Tobiæ. 5-25 Ut divitias computaremus hoc, quod videbamus filium nostrum
10- 9 Pater meus et mater mea modo dies computant
Judith. 11-10 Jam inter mortuos computantur
Job. 3- 6 Non computetur in diebus anni
30- 7 Esse sub sentibus delicias computabant
Sap. 3-17 In nihilum computabuntur
4- 8 Neque annorum numero computata
5- 5 Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei
9- 6 Si ab illo abfuerit sapientia tua, in nihilum computabitur
15- 2 Scimus quoniam apud te sumus computati
17-12 Majorem computat inscientiam ejus causæ
Eccli. 29- 7 Et computabit illud quasi inventionem
40-19 Sup. hæc mulier immaculata computabitur
Osee. 8-12 Leges meas, quæ velut alienæ computatæ sunt
Luc. 14-28 Non prius sedens computat sumptus
Act. 19-19 Et computatis pretiis illorum
Apoc. 13-18 Qui habet intellectum, computet numerum bestiæ

COMPUTRESCO.

Exod. 7-18 Pisces... morientur et computrescent aquæ
-21 Pisces.. mortui sunt, computruitque fluvius
8-14 Et computruit terra
16-20 Et scatere cœpit vermibus atque computruit
-24 Et non computruit, neque vermis inventus est in eo
Num. 5-27 Et inflato ventre computrescet femur
1 Reg. 5- 9 Et computrescebant prominentes extales eorum
Isai. 10-27 Et computrescet jugum a facie olei
50- 2 Computrescent pisces sine aqua
Jerem. 13- 7 Et ecce computruerat lumbare
38-11 Tulit inde... et antiqua quæ computruerant
46-15 Quare computruit fortis tuus? non stetit
Joel. 1-17 Computruerunt jumenta in stercore suo

CONATUS.

Esth. 9-25 Obsecrans, ut conatus ejus... irriti fierent
2 Mac. 4-41 Ut intellexerunt conatum Lysimachi

CONCALEO.

Psal. 38- 4 Concaluit cor meum intra me

CONCAPTIVUS.

Tobiæ. 1- 3 Ita ut omnia, quæ habere poterat, quotidie concaptivis fratribus... impertiret
Rom. 16- 7 Salutate... cognatos, et concaptivos meos
Colos. 4-10 Salutat vos Aristarchus concaptivus meus
Phile. -23 Salutat te Epaphras concaptivus meus

CONCATENATUS.

1 Mac. 6-35 Astiterunt.. mille viri in loricis concatenatis

CONCEDO.

Num. 20-21 Ut concederet transitum per fines suos
21-23 Qui concedere noluit ut transiret Israël
Deut. 2-28 Tantum est ut nobis concedas transitum
Josue. 14-10 Concessit ergo Dominus vitam mihi
Judic. 11-36 Concessa tibi ultione atque victoria
1 Reg. 11- 3 Concede nobis septem dies ut mittamus nuntios
18- 2 Et non concessit ei ut reverteretur
4 Reg. 5-17 Sed, obsecro, concede mihi servo tuo
2 Par. 20-10 Non concessisti Israël ut transirent
2 Esdr. 5-10 Æs alienum concedamus quod debetur nobis
Esth. 8- 7 Domum Aman concessi Esther
Job. 9-18 Non concedit requiescere spiritum meum
34-29 Ipso enim concedente pacem, quis est qui condemnet?
Sap. 6- 7 Exiguo enim conceditur misericordia
Jerem. 13-14 Non parcam, et non concedam
1 Mac. 11-36 Omnia ipsis concedimus
2 Mac. 2-29 Veritatem quidem de singulis auctoribus concedentes
-32 Brevianti concedendum est
3-35 Et votis magnis promissis ei, qui vivere illi concessit
4- 9 Si potestati ejus concederetur gymnasium
11-15 Et quæcumque Machabæus scripsit Lysiæ de Judæis ea rex concessit
-18 Et quæ res permittebat concessit
-24 Postulare a nobis concedi sibi legitima sua
-35 Quæ Lysias cognatus regis concessit vobis, et nos concessimus
15-39 Sin aut. minus digne, concedendum est mihi
Marc. 5-13 Et concessit eis statim Jesus

CONCENTUS.

Job. 38-37 Et concentum cœli quis dormire faciet?

CONCEPTIO.

Eccli. 32-16 Et age conceptiones tuas, et non in delictis
Hebr. 11-11 Virtutem in conceptionem seminis accepit

CONCEPTUS.

Gen. 3-16 Multiplicabo... et conceptus tuos
25-21 Et dedit conceptum Rebeccæ
30-42 Et conceptus extremus, non ponebat eas
31-10 Conceptus ovium tempus advenerat
Job. 39- 2 Dinumerasti menses conceptus earum
Jerem. 20-17 Et vulva ejus conceptus æternus
Osee. 9-11 Gloria eorum a partu... et a conceptu

CONCERTATIO.

2 Reg. 3- 1 Facta est ergo longa concertatio

CONCERTOR.

Sap. 15- 9 Sed concertatur aurificibus et argentariis
Eccli. 38-29 Et in calore fornacis concertatur

CONCESSIO.

Ruth. 4- 7 Ut esset firma concessio, solvebat homo calceamentum suum

CONCHA.

Judic. 6-38 Expresso vellere, concham rore implevit
2 Par. 4- 6 Fecit quoque conchas decem: et posuit
-14 Bases etiam fecit, et conchas quas superposuit basibus

CONCIDO, *id est, cædo.*

Gen. 22- 3 Cumque concidisset ligna in holocaustum
Exod. 29-17 Pones super concisas carnes et super caput
Levit. 1- 6 Artus in frusta concident
8-20 Ipsumque arietem in frusta concidens
9-13 Hostiam in frusta concisam... obtulerunt
Num. 10- 5 Si autem... concisus clangor increpuerit
14-45 Et percutiens eos, atque concidens
Judic. 19-29 Et cadaver uxoris... in duodecim partes ac frusta concidens
20- 6 Quam arreptam in frusta concidi
1 Reg. 6-14 Et conciderunt ligna plaustri
11- 7 Et assumens utrumque bovem, concidit in frusta
15-33 Et in frusta concidit eum Samuël coram Domino in Galgalis
4 Reg. 4-39 Et reversus concidit in ollam pulmenti
24-13 Et concidit universa vasa aurea
Job. 16-15 Concidit me vulnere super vulnus
40-25 Concident eum amici, divident illum negotiatores?
Psal. 29-12 Concidisti saccum meum et circumdedisti me
88-24 Concidam a facie ipsius inimicos ejus
128- 4 Dominus justus concidit cervices peccatorum
Eccli. 28-18 Virtutes populorum concidit
Jerem. 34-18 Vitulum quem conciderunt in duas partes
47- 5 Conticuit Ascalon... usquequo concideris?
Ezech. 5- 2 Et concides gladio in circuitu ejus
Joel. 3-10 Concidite aratra vestra in gladios
Mich. 1- 7 Et omnia sculptilia ejus concidentur
3- 3 Ossa eorum confregerunt et conciderunt
4- 3 Et concident gladios suos in vomeres
Habac. 2-10 Concidisti populos multos et peccavit anima tua
Zach. 11- 6 Et concident terram, et non eruam de manu eorum
Marc. 5- 5 Erat clamans, et concidens se lapidibus

CONCIDO, *id est, cado.*

Gen. 4- 5 Iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus
- 6 Quare iratus es, et cur concidit facies tua?
Num. 22-27 Asina... concidit sub pedibus sedentis
Josue. 8-25 Qui.. conciderant a viro usque ad mulierem
Judic. 21-16 Omnes in Benjamin fœminæ conciderunt
1 Reg. 17-32 Non concidat cor cujusquam in eo
1 Par. 10- 6 Saül...et omnis domus illius pariter concidit
2 Par. 20-23 Mutuis concidere vulneribus
2 Esdr. 6-16 Et conciderent intra semetipsos, et scirent
Judith. 6- 5 Non concidat vultus tuus
Prov. 28-18 Qui perversis graditur viis, concidet semel
Sap. 3-15 Et quæ non concidat radix sapientiæ
Isai. 3- 8 Ruit enim Jerusalem, et Judas concidit
14-11 Concidit cadaver tuum
25-12 Munimenta sublimium murorum tuorum concident
Jerem. 46-12 Fortis impegit in fortem, et ambo pariter conciderunt
Ezech. 23-25 Et quæ remanserint gladio concident
30-25 Et brachia Pharaonis concident

1 Mac. 6-10 Et concidi, et corrui corde præ sollicitudine
2 Mac. 3-27 Subito a. Heliodorus concidit in terram

CONCILIOR.

Psal. 30-14 Accipere animam meam conciliati sunt
Eccli. 48-10 Conciliare cor patris ad filium

CONCILIUM.

Num. 16- 2 Et qui tempore concilii per nomina vocabantur
- 6 Tu, Core, et omne concilium tuum
1 Par. 26-15 In qua parte domus erat seniorum concilium
-17 Et ubi erat concilium, bini et bini
Judith. 6-19 Tunc Ozias, finito concilio, suscepit eum
Psal. 1- 5 Neque peccatores in concilio justorum
21-17 Concilium malignantium obsedit me
25- 4 Non sedi cum concilio vanitatis
39-11 Non abscondi... veritatem tuam a concilio multo
88- 8 Deus, qui glorificatur in concilio sanctorum
110- 1 In concilio justorum et congregatione
Prov. 26-26 Revelabitur malitia ejus in concilio
Isai. 16- 3 Ini consilium, coge concilium
Jerem. 15-17 Non sedi in concilio ludentium
1 Mac. 14-22 Quæ ab eis erant dicta in conciliis populi
Matth. 5-22 Qui autem dixerit fratri suo, Raca: reus erit concilio.
10-17 Tradent enim vos in conciliis
26-59 Principes a. sacerdotum et omne concilium
Marc. 13- 9 Tradent enim vos in conciliis
14-55 Summi vero sacerdotes et omne concilium
15- 1 Cum senioribus et Scribis et universo concilio
Luc. 22-66 Duxerunt illum in concilium suum
Joan. 11-47 Collegerunt ergo... Pharisæi concilium
Act. 4-15 Jusserunt autem eos foras extra concilium secedere
5-21 Convocaverunt concilium et omnes seniores
-27 Cum adduxissent illos, statuerunt in concilio
-34 Surgens autem quidam in concilio Pharisæus
-41 Ibant gaudentes a conspectu concilii
6-12 Rapuerunt eum et adduxerunt in concilium
-15 Omnes, qui sedebant in concilio viderunt
22-30 Et jussit sacerdotes convenire et omne concilium
23- 1 Intendens autem in concilium Paulus ait
- 6 Exclamavit in concilio: Viri fratres
-15 Vos notum facite tribuno cum concilio
-20 Crastina die producas Paulum in concilium,
-28 Deduxi eum in concilium eorum
24-20 Cum stem in concilio
25-12 Tunc Festus, cum concilio locutus, respondit

CONCINNO.

Exod. 25- 6 Oleum ad luminaria concinnanda
35- 8 Et oleum ad luminaria concinnanda
-28 Et oleum ad luminaria concinnanda
Levit. 24- 2 Oleum... ad concinnandas lucernas jugiter.
Num. 4- 9 Quæ ad concinnandas lucernas necessaria sunt
-16 Pertinet oleum, ad concinnandas lucernas
Job. 6-26 Ad increpandum tantum eloquia concinnatis
Psal. 49-19 Et lingua tua concinnabat dolos
57- 3 In terra injustitias manus vestræ concinnant
Prov. 12-19 Concinnat linguam mendacii
Isai. 32- 7 Cogitationes concinnavit ad perdendos mites

CONCINO.

Num. 21-17 Ascendat puteus. Concinebant
2 Par. 5-13 Et diversi generis musicorum concinentibus
23-13 Et diversi generis organis concinentem
1 Esdr. 3-11 Et concinebant in hymnis et confessione
Jerem. 25-30 Celeuma quasi calcantium concinetur

CONCIO.

Deut. 9-10 Quando concio populi congregata est
18-16 Quando concio congregata est, atque dixisti:
2 Esdr. 5- 7 Et congregavi adversum eos concionem

CONCIONOR.

Act. 12-21 Sedit pro tribunali, et concionabatur ad eos:

CONCIPIO.

Gen. 4- 1 Quæ concepit, et peperit Caïn, dicens
-17 Quæ concepit, et peperit Henoch
16- 4 At illa concepisse se videns, despexit...
- 5 Videns quod conceperit, despectui me habet:
-11 Ecce, ait, concepisti, et paries filium
19-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre
21- 2 Concepitque, et peperit filium in senectute
25-22 Quid necesse fuit concipere?
29-32 Quæ conceptum genuit filium

Gen. 29-33 Rursumque concepit, et peperit filium
-34 Concepitque tertio, et genuit alium filium
-35 Quarto concepit, et peperit filium
30- 5 Concepit, et peperit filium
-10 Qua post conceptum edente filium
-17 Concepitque, et peperit filium quintum
-19 Rursum Lia concipiens, peperit sextum filium
-23 Quæ concepit, et peperit filium, dicens
-38 Ut ... et in aspectu earum conciperent
-41 Ut in earum contemplatione conciperent
38- 3 Quæ concepit, et peperit filium
- 4 Rursumque concepto fœtu...vocavit Onan
-18 Ad unum igitur coitum mulier concepit
-25 De viro cujus hæc sunt, concepi
Exod. 2- 2 Quæ concepit, et peperit filium
Num. 11-12 Numquid ego concepi omnem hanc multitudinem
Judic. 13- 3 Sed concipies et paries filium
- 5 Quia concipies, et paries filium
- 7 Ecce concipies, et paries filium
Ruth. 1-12 Etiamsi possem hac nocte concipere
4-13 Et dedit illi Dom. ut conciperet, et pareret
1 Reg. 1-20 Concepit Anna, et peperit filium
2-21 Visitavit ergo Dominus Annam, et concepit
2 Reg. 11- 5 Et reversa est in domum suam, concepto fœtu
Mittensq. nuntiavit David, et ait : Concepi
4 Reg. 4-17 Et concepit mulier et peperit filium
1 Par. 7-23 Quæ concepit et peperit filium
Job. 3- 3 Et nox, in qua dictum est : Conceptus est homo
-16 Vel qui concepti non viderunt lucem
4- 2 Conceptum sermonem tenere quis poterit ?
14- 4 Mundum de immundo conceptum semine?
15-35 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
21-10 Bos eorum concepit, et non abortivit
Psal. 7-15 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
50- 7 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea
Prov. 8-24 Nondum erant abyssi, et ego jam concepta eram
Isai. 7-14 Ecce virgo concipiet, et pariet filium
8- 3 Et concepit et peperit filium
26-17 Sicut quæ concepit, cum appropinquaverit
-18 Concepimus, et quasi parturivimus
33-11 Concipietis ardorem, parturietis stipulam
59- 4 Conceperunt laborem, et peperunt iniquit
-13 Concepimus, et locuti sumus de corde
Jerem. 50-45 Quod mente concepit adversum Babylonem
Osee. 1- 3 Et concepit, et peperit ei filium
- 6 Concepit adhuc, et peperit filiam
- 8 Et concepit et peperit filium
2- 5 Confusa est quæ concepit eos
2 Mac. 10- 3 Et de ignitis lapidibus igne concepto
Luc. 1-24 Concepit Elisabeth uxor ejus
-31 Ecce concipies in utero, et paries filium
-36 Et ipsa concepit filium in senectute sua
2-21 Priusquam in utero conciperetur
Jacob. 1-15 Deinde concupiscentia cum conceperit

CONCISE.

Num. 10- 7 Simplex tubarum clangor erit, et non concise ulubabunt

CONCISIO.

Joel. 3-14 Populi populi in valle concisionis : quia juxta est dies Domini in valle concisionis
Zach. 12- 3 Omnes, qui levabunt eam, concisione lacerabuntur
Philip. 3- 2 Videte malos operarios, videte concisionem

CONCISIOR.

Josue. 5- 5 Insonuerit vox tubæ longior atque concisior

CONCITO.

Num. 5-14 Si..concitaverit virum contra uxorem suam
-30 Maritusque zelotypiæ spiritu concitatus
11-33 Et ecce furor Dom. concitatus in populum
27- 3 Nec fuit in seditione quæ concitata est
Deut. 9-19 Adversum vos concitatus, delere vos voluit
32-16 Eum... ad iracundiam concitaverunt
-19 Et ad iracundiam concitatus est
Josue. 9-20 Ne contra nos ira Domini concitetur
Judic. 2-12 Et ad iracundiam concitaverunt Dominum,
18-25 Et veniant ad te viri animo concitati
3 Reg. 21-25 Concitavit enim eum Jezabel uxor sua
2 Par. 29- 8 Concitatus est itaq. furor Do. super Judam
1 Esdr. 4-15 Et bella concitantur in ea ex diebus antiquis
-19 Et prælia concitantur in ea
Esth. 11- 7 Cunctæ concitatæ sunt nationes
Psal. 77-40 In iram concitaverunt eum in inaquoso ?
-58 In iram concitaverunt eum in collibus suis
Prov. 27- 4 Et impetum concitati ferre quis poterit ?
28-25 Qui se jactat et dilatat, jurgia concitat
Jerem. 8-19 Quare ergo me ad iracundiam concitaverunt
Dan. 11- 2 Concitabit omnes adversum regnum Græciæ
-10 Revertetur, et concitabitur et congredietur
-25 Et concitabitur fortitudo ejus, et cor ejus
Osee. 14- 1 Ad amaritudinem concitavit Deum suum
1 Mac. 2-35 Et concitaverunt adversus eos prælium
6-33 Et concitavit exercitus in impetum
Marc. 15-11 Pontifices autem concitaverunt turbam
Act. 13-50 Judæi a. concitaverunt mulieres religiosas
14- 2 Et ad iracundiam concitaverunt animas gentium adversus fratres
17- 5 Et, turba facta, concitaverunt civitatem
- 6 Quoniam hi, qui urbem concitant
- 8 Concitaverunt autem plebem
21-27 Concitaverunt omnem populum, et injecerunt ei manus
-38 Qui ante hos dies tumultum concitasti
24- 5 Et concitantem seditiones omnibus Judæis

CONCITUS.

2 Reg. 17-18 Illi vero concito gradu ingressi sunt
Jerem. 46- 5 Fugerunt conciti, nec respexerunt

CONCLAMO.

Josue. 6- 5 Conclamabit omnis populus vociferatione
Judic. 7-18 Clangite et conclamate Domino et Gedeoni
-23 Conclamantes autem viri Israël de Nephthali
10-17 Itaque filii Ammon conclamantes in Galaad
18-22 Viri... conclamantes secuti sunt
19-30 Quod cum vidissent singuli, conclamabant
1 Reg. 14-20 Conclamavit ergo Saül et omnis populus

CONCLAVE.

2 Reg. 4- 7 Dormiebat super lectum suum in conclavi
13-10 Infer cibum in conclave, ut vescar
Et intulit ad Amnon fratrem suum in conclave
4 Reg. 6-12 Quæcumque locutus fueris in conclavi tuo

CONCLUDO.

Gen. 16- 2 Ecce conclusit me Dominus ne parerem
20-18 Concluserat enim Dominus omnem vulvam
Exod. 14- 3 Coarctati s. in ter., conclusit eos desertum
Deut. 32-30 Quia Deus suus vendidit eos, et Dominus conclusit illos
Josue. 15-11 Magni maris contra Occid. fine concluditur
19-47 Et ipso fine concluditur
1 Reg. 1- 5 Dominus autem concluserat vulvam ejus
- 6 Quod Dominus conclusisset vulvam ejus
6-10 Vitulosque earum concluserunt domi
23- 7 Conclususque est, introgressus urbem
26- 8 Conclusit Deus inimicum tuum hodie
2 Reg. 18-28 Qui conclusit homines qui levaverunt manus
2 Esdr. 4- 7 Et quod cœpissent interrupta concludi
Judith. 5- 1 Quod filii Israël... montium itinera conclusissent
13- 1 Et conclusit Vagao ostia cubiculi et abiit
Job. 3-10 Quia non conclusit ostia ventris
16-12 Conclusit me Deus apud iniquum
38- 8 Quis conclusit ostiis mare, quando erumpebat quasi de vulva procedens
Psal. 16-10 Adipem suum concluserunt
30- 9 Nec conclusisti me in manibus inimici
34- 3 Et conclude adversus eos qui persequuntur me
77-50 Et jumenta eorum in morte conclusit
-62 Et conclusit in gladio populum suum
Cant. 4-12 Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus
Eccli. 29-15 Conclude eleemosynam in corde pauperis
Jerem. 19- 9 Et in angustia, in qua concludent eos
Thren. 3- 9 Conclusit vias meas lapidibus quadris
Ezech. 35- 5 Et concluseris filios Israël in manus gladii
Dan. 6-22 Deus meus... et conclusit ora leonum
Amos. 1- 6 Ut concluderent eam in Idumæa
- 9 Eo quod concluserint captivitatem perfectam in Idumæa
Abdiæ. -14 Non concludes reliquos ejus in die tribulat.
Jonæ. 2- 7 Terræ vectes concluserunt me in æternum
1 Mac. 3-18 Facile est concludi multos in manus paucorum
4-31 Conclude exercitum istum in manu populi
5- 5 Et conclusi sunt ab eo in turribus
6-18 Concluserant Israël in circuitu sanctorum
-49 Quia non erant eis... alimenta conclusis
11-61 Et concluserunt se, qui erant Gazæ
-65 Expugnabat eam... et conclusit eos
15-25 Et conclusit Tryphonem, ne procederet
2 Mac. 3-19 Sed et virgines, quæ conclusæ erant
5- 8 In exitium sui conclusus ab Areta
8-26 Sed reversi sunt hora conclusi
13-21 Requisitus comprehensus est, et conclusus
Luc. 5- 6 Concluserunt piscium multitudinem copiosam ;
Act. 22-19 Quia ego eram concludens in carcerem
Rom. 11-32 Conclusit enim Deus omnia in incredulitate
Galat. 3-22 Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato
-23 Sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem

CONCLUSIO.

Isai. 42- 7 Et educeres de conclusione vinctum
Ezech. 7-23 Fac conclusionem, quoniam terra plena est..

CONCORDATIO.

Eccli. 22-27 Non timeas : Est enim concordatio
27-23 Et maledicti est concordatio

CONCORDANT.

Act. 15-15 Et huic concordant verba Prophetarum

CONCORDIA.

2 Par. 16- 3 Pater quoque meus et pater tuus habuere concordiam
Esth. 13- 4 Universarum concordiam nationum sua dissensione violaret
- 5 Et turbare subjectarum nobis provinciarum pacem atque concordiam
Job. 25- 2 Qui facit concordiam in sublimibus suis
Sap. 18- 9 Et justitiæ legem in concordia disposuerunt
Eccli. 25- 2 Concordia fratrum, et amor proximorum

CONCORPORALES.

Ephes. 3- 6 Gentes esse cohæredes et concorporales

CONCREATUS.

Eccli. 1-16 Et cum fidelibus in vulva concreatus est
11-16 Error et tenebræ peccatoribus concreata sunt

CONCREMO.

Judic. 15- 5 Comportatæ jam fruges... concrematæ sunt
2 Mac. 10-36 Atque ipsos maledicos vivos concremare
Apoc. 8- 7 Et tertia pars arborum concremata est
17-16 Et ipsam igni concremabunt

CONCREPO.

Josue. 6- 9 Ac buccinis omnia concrepabant
1 Par. 15-19 In cymbalis æneis concrepantes
-28 Et cymbalis et nablis et citharis concrepantes.
2 Par. 5-12 Et psalteriis et citharis concrepabant
29-27 Atque in diversis organis... concrepare
Jerem. 22-18 Væ frater et væ soror : Non concrepabunt ei

CONCRESCO.

Levit. 15- 3 Cum... atque concreverit fœdus humor
Deut. 32- 2 Concrescat ut pluvia doctrina mea
Job. 37-10 Flante Deo, concrescit gelu
Prov. 3-20 Eruperunt abyssi et nubes rore concrescunt

CONCUBINA.

Gen. 22-24 Concubina vero illius, nomine Roma
25- 6 Filiis a. concubinarum largitus est munera
35-22 Dormivit cum Bala concubina patris sui
36-12 Erat autem Thamna concubina Eliphaz
Judic. 8-31 Concubina a. illius quam habebat in Sichem
19-10 Ducens secum duos asinos onustos et concubinam
-24 Et hic homo habet concubinam
-25 Eduxit ad eos concubinam suam
-27 Et ecce concubina ejus jacebat ante ostium
2 Reg. 3- 7 Fuerat a. Saüli concubina nomine Respha
- 8 Quare ingressus es ad concubinam patris mei ?
5-13 Accepit ergo David adhuc concubinas,
15-16 Et dereliquit rex decem mulieres concubinas
16-21 Ingredere ad concubinas patris tui,
-22 Ingressusque est ad concubinas patris sui
19- 5 Et animam concubinarum tuarum
20- 3 Tulit decem mulieres concubinas
21-11 Respha, filia Aia, concubina Saül
3 Reg. 11- 3 Reginæ septingentæ et concubinæ trecentæ
1 Par. 1-32 Filii autem Ceturæ concubinæ Abraham
2-46 Epha a. concubina Caleb peperit Haran
-48 Concubina Caleb Maacha peperit Saber
3- 9 Omnes hi, filii David, absque filiis concubinarum
7-14 Concubinaque ejus Syra peperit Machir
2 Par. 11-21 Amavit autem Roboam Maacha... super omnes uxores suas, et concubinas
Duxerat, concubinas autem sexaginta
Esth. 2-14 Quæ sub manu Suzagasi eunuchi erant, qui concubinis regis præsidebat
Cant. 6- 7 Sexaginta sunt reginæ et octoginta concubinæ
- 8 Viderunt eam... reginæ et concubinæ
Dan. 5- 2 Ut biberent... uxoresque ejus et concubinæ
- 3 Et biberunt in eis rex... et concubinæ illius
-23 Tu... et concubinæ tuæ vinum bibistis in ei-

2 Mac. 4-30 Eo quod Antiochidi regis concubinæ dono essent dati

CONCUBITORES.

1 Cor. 6-10 Neq. masculorum concubitorès, neq. fures
1 Tim. 1-10 Fornicariis, masculorum concubitoribus

CONCUBITUS.

Gen. 38-16 Quid dabis mihi ut fruaris concubitu meo?
Eccli. 23- 6 Concubitus concupiscentiæ ne apprehendant me
Ezech 23-20 Insanivit libidine super concubitum eorum
Rom. 9-10 Sed et Rebecca ex uno concubitu habens

CONCULCATIO.

Isai. 5- 5 Et erit in conculcationem
7-25 Erit in pascua bovis, et in conculcationem pecoris
10- 6 In conculcationem quasi lutum platearum
22- 5 Dies enim interfectionis, et conculcationis
28-18 Eritis ei in conculcationem
37-20 Redundant fluctus ejus in conculcationem,
Mich. 7-10 Nunc erit in conculcationem ut lutum

CONCULCO.

Judic. 5-21 Conculca, anima mea, robustos
4 Reg. 7-17 Quem conculcavit turba in introitu portæ
-20 Et conculcavit eum populus in porta
9-33 Et equorum ungulæ conculcaverunt eam
14- 9 Transieruntque bestiæ saltus... et conculcaverunt carduum
2 Par. 25-18 Transierunt et conculcaverunt carduum
Job. 39-15 Obliviscitur quod pes conculcet ea
Psal. 7- 6 Comprehendat, et conculcet in terra vitam
55- 2 Quoniam conculcavit me homo
- 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die
56- 4 Dedit in opprobrium conculcantes me
90-13 Et conculcabis leonem et draconem
138-11 Et dixi: Forsitan tenebræ conculcabunt me:
Eccli. 9-10 Quasi stercus in via conculcabitur
Isai. 14-25 Et in montibus meis conculcem eum
16- 4 Defecit qui conculcabat terram
18- 2 Ad gentem expectantem et conculcatam
- 7 A gente... expectante, et conculcata
26- 6 Conculcabit eam pes, pedes pauperis
28- 3 Pedibus conculcabitur corona superbiæ
41-25 Et velut plastes conculcans humum
63- 3 Et conculcavi eos in ira mea
- 6 Et conculcavi populos in furore meo
-18 Conculcaverunt sanctificationem tuam
Jerem. 12-10 Pastores... conculcaverunt partem meam
50-26 Aperite ut exeant qui conculcent eam
Ezech. 16- 6 Vidi te conculcari in sanguine tuo, et dixi
-22 Quando eras... conculcata in sanguine tuo.
26-11 Ungulis equorum suorum conculcabit
32- 2 Et conculcabas flumina earum
34-18 Et reliquias pascuarum vestrarum conculcastis
-19 Quæ conculcata pedibus vestris fuerant
36- 3 Desolati estis et conculcati per circuitum
Dan. 7- 7 Et reliqua pedibus suis conculcans
-19 Et reliqua pedibus suis conculcabat
-23 Et conculcabit, et comminuet eam
8- 7 Conculcavit, et nemo quibat liberare
-10 Et dejecit de fortitudine et de stellis, et conculcavit eas
-13 Et sanctuarium et fortitudo conculcabitur?
Mich. 5- 8 Qui cum transierit, et conculcaverit
Habac. 3-12 In fremitu conculcabis terram
Zach. 10- 5 Quasi fortes conculcantes lutum viarum
1 Mac. 3-45 Et sanctum conculcabatur
-51 Et sancta tua conculcata sunt.
4-60 Et conculcarent eum sicut antea fecerunt
13-40 Cœpit irritare plebem et conculcare Judæam
Matth. 5-13 Et conculcetur ab hominibus
7- 6 Ne forte conculcent eas pedibus suis
Luc. 8- 5 Aliud cecidit secus viam et conculcatum est
12- 1 Ita ut se invicem conculcarent
Hebr. 10-29 Qui filium Dei conculcaverit

CONCUMBO.

Gen. 19-35 Et ne tunc quidem sensit quando concubuerit
Num. 5-20 Et concubuisti cum altero viro
Deut. 22-23 Et invenerit eam... et concubuerit cum ea
-25 Si... et apprehendens, concubuerit cum ea
-28 Si... apprehendens concubuerit cum illa
2 Reg. 13-20 Amnon frater tuus concubuit tecum?
Dan. 13-11 Volentes concumbere cum ea
-37 Venitque ad eam... et concubuit cum ea

CONCUPISCENTIA.

Num. 11-34 Vocatusque est ille locus sepulcra concupiscentiæ
11-34 Egressi autem de sepulcris concupiscentiæ
33-16 Venerunt ad sepulcra concupiscentiæ
-17 Profectique de sepulcris concupiscentiæ
Deut. 9-22 Et in sepulcris concupiscentiæ provocastis
Tobiæ. 3-16 Et mundam servavi animam meam ab omni concupiscentia
Judith. 12-16 Erat enim ardens in concupiscentia ejus
Psal. 105-14 Concupierunt concupiscentiam in deserto
Sap. 4-12 Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia
6-18 Verissima est disciplinæ concupiscentia
-21 Concupiscentia itaque sapientiæ deducit ad regnum perpetuum
15- 5 Cujus aspectus insensato dat concupiscentiam
16- 2 Quibus dedisti concupiscentiam delectamenti sui
- 3 A necessaria concupiscentia averterentur
9-11 Adducti concupiscentia postulaverunt escas
Eccli. 3-31 Audiet cum omni concupiscentia sapientiam
5- 2 Ne sequaris... concupiscentiam cordis tui
6-37 Et concupiscentia sapientiæ dabitur tibi
9- 9 Ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit
18-30 Post concupiscentias tuas non eas
-31 Si præstes animæ tuæ concupiscentias ejus,
20- 2 Concupiscentia spadonis devirginabit juvenculam
23- 6 Aufer a me ventris concupiscentias, et concubitus concupiscentiæ ne apprehendant me
36-24 Et super omnem concupiscentiam hominis
Ezech. 23-16 Insanivit super eos concupiscentia oculorum
Dan. 11-37 Et erit in concupiscentiis fœminarum
13- 8 Et exarserunt in concupiscentiam ejus
-11 Erubescebant enim indicare sibi concupiscentiam suam
-14 Confessi sunt concupiscentiam suam
-20 Et nos in concupiscentia tui sumus
-56 Et concupiscentia subvertit cor tuum
Marc. 4-19 Et circa reliqua concupiscentiæ introeuntes
Rom. 6-12 Ut obediatis concupiscentiis ejus
7- 7 Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret
- 8 Operatum est in me omn. concupiscentiam
Galat. 5-24 Cum vitiis et concupiscentiis
Colos. 3- 5 Libidinem, concupiscentiam malam
Jacob. 1-14 A concupiscentia sua abstractus et illectus
-15 Deinde concupiscentia cum conceperit
4- 1 Ex concupiscentiis vestris, quæ militant
- 3 Ut in concupiscentiis vestris insumatis
2 Petr. 1- 4 Fugientes... concupiscentiæ corruptionem
2-10 In concupiscentia immunditiæ ambulant
3- 3 Juxta proprias concupiscentias ambulantes
1 Joan. 2-16 Quod est in mundo concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum
-17 Et mundus transit et concupiscentia ejus

CONCUPISCIBILIA.

1 Mac. 1-24 Et aurum, et vasa concupiscibilia

CONCUPISCO.

Exod. 20-17 Non concupisces domum proximi tui
Deut. 5-21 Non concupisces uxorem proximi tui
7-25 Non concupisces argentum, et aurum
Josue. 7-21 Et concupiscens abstuli, et abscondi
1 Reg. 15- 3 Et non concupiscas ex rebus ipsius aliquid
Tobiæ. 3-16 Quia nunquam concupivi virum
Job. 20-20 Et cum habuerit quæ concupierat
Psal. 44-12 Et concupiscet rex decorem tuum
61-11 Et rapinas nolite concupiscere
83- 3 Concupiscit, et deficit anima mea in atria
105-14 Concupierunt concupiscentiam in deserto
118-20 Concupivit anima mea desiderare justific.
-40 Ecce concupivi mandata tua
-174 Concupivi salutare tuum, Domine
Prov. 3-25 Non concupiscat pulchritudinem ejus cor tuum
21-26 Tota die concupiscit, et desiderat
Sap. 6-12 Concupiscite ergo sermones meos, diligite
-14 Præoccupat qui se concupiscunt
16- 3 Ut illi quidem concupiscentes escam
Eccli. 1-33 Fili, concupiscens sapientiam, conserva justitiam
15-22 Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium et inutilium
24-26 Transite ad me omnes qui concupiscitis me
25-28 Et non concupiscas mulierem in specie
Mich. 2- 2 Et concupierunt agros et violenter tulerunt
1 Mac. 4-17 Dixitque ad populum: Non concupiscatis spolia
11-11 Propterea quod concupierat regnum ejus
Matth. 5-28 Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam
Act. 20-33 Et aurum aut vestem nullius concupivi
Rom. 7- 7 Nisi lex diceret: Non concupisces
13- 9 Non falsum testimonium dices: Non concupisces
1 Cor. 10- 6 Ut non simus concupiscentes malorum sicut et illi concupierunt
Galat. 5-17 Caro enim concupiscit adversus Spiritum
Jacob. 4- 2 Concupiscitis, et non habetis: occiditis
- 5 Concupiscit spiritus qui habitat in vobis?
1 Petr. 2- 2 Rationabile, sine dolo lac concupiscite

CONCURRO.

2 Reg. 15-12 Populusque concurrens augebatur cum Absalom
19-41 Omnes viri Israël concurrentes ad regem
2 Esdr. 4-20 Illuc concurrite ad nos
Judith. 13-15 Et concurrerunt ad eam omnes a minimo
Sap. 5-23 Et flumina concurrent duriter
Isai. 19- 2 Et concurrere faciam Ægyptios contra Æg.
Ezech. 39-17 Concurrite undique ad victimam meam
1 Mac. 9- 2 Sed multitudine ad arma concurrente
Marc. 6-33 De omnibus civitatibus concurrerunt illuc
9-24 Cum videret Jesus concurrentem turbam
Luc. 11-29 Turbis aut. concurrentibus cœpit dicere
Act. 5-16 Concurrebat a. et multitudo vicinarum civ.
6-12 Et concurrentes rapuerunt eum
1 Petr. 4- 4 Admirantur non concurrentibus vobis

CONCURSIO.

Act. 21-30 Et facta est concursio populi

CONCURSUS.

Act. 19-40 Cum nullus obnoxius sit... concursus istius
24-12 Aut concursum facientem turbæ

CONCUSSIO.

Isai. 14- 3 A labore tuo et a concussione tua

CONCUTIO.

Exod. 20-18 Ac pavore concussi steterunt procul
Judic. 16-30 Concussisque fortiter columnis
2 Reg. 22- 8 Fundamenta montium concussa sunt
Judith. 12-16 Cor autem Holofernis concussum est
Job. 1-19 Et concussit quatuor angulos domus
7-14 Terrebis me per somnia, et per visiones horrore concuties
9- 6 Et columnæ ejus concutiuntur
21- 6 Et concutit carnem meam tremor
38-13 Et tenuisti concutiens extrema terræ
Psal. 28- 8 Vox Domini concutientis desertum
Eccli. 16-19 Cum conspexerit illa Deus, tremore concutientur.
Isai. 14-16 Numquid iste est vir... qui concussit regna?
24-18 Et concutientur fundamenta terræ
33- 9 Et concussa est Basan, et Carmelus
Ezech. 31-15 Et omnia ligna agri concussa sunt
Amos. 9- 9 Et concutiam in omnibus gentibus domum Israël sicut concutitur triticum in cribro
Nahum. 3-12 Si concussæ fuerint, cadent in os comedentis
Luc. 3-14 Et ait illis: Neminem concutiatis

CONDECET.

Eccli. 33-30 Sic enim condecet illum

CONDELECTOR.

Rom. 7-22 Condelector enim legi Dei

CONDEMNATIO.

1 Esdr. 7-26 Sive in condemnationem substantiæ ejus
Sap. 12-27 Propter quod et finis condemnationis eorum
17-10 Dat testimonium condemnationis
Rom. 5-16 Judicium quidem ex uno in condemnationem
-18 In omnes homines in condemnationem
2 Cor. 7- 3 Non ad condemnationem vestram dico

CONDEMNO.

Levit. 13- 8 Et immunditiæ condemnabitur
-43 Condemnabit eum haud dubie lepræ
Num. 35-30 Ad unius testimonium nullus condemnabitur
Deut. 22-19 Condemnantes insuper centum siclis argenti
25- 1 Quem impium condemnabunt impietatis
3 Reg. 8-32 Judicabis servos tuos, condemnans impium
2 Par. 36- 3 Et condemnavit terram centum talentis arg.
Tobiæ. 13-16 Et condemnati erunt omnes qui blasphemaverint te
Job. 9-20 Os meum condemnabit me
10- 2 Dicam Deo: Noli me condemnare
15- 6 Condemnabit te os tuum, et non ego
32- 3 Sed tantummodo condemnassent Job
34-12 Vere enim Deus non condemnabit frustra
-17 Eum, qui justus est, in tantum condemnas?
-29 Quis est qui condemnet?
40- 3 Et condemnabis me, ut tu justificeris?
Psal. 93-21 Et sanguinem innocentem condemnabunt
108- 7 Cum judicatur, exeat condemnatus

Prov. 17-15 Qui justificat impium, et qui condemnat justum,
Sap. 2-20 Morte turpissima condemnemus eum :
4-16 Condemnat a. justus mortuus vivos impios,
11-11 Illos autem tanquam durus rex interrogans condemnasti.
12-15 Condemnare, exterum æstimas a tua virtute
Isai. 50- 9 Quis est qui condemnet me?
Jerem. 26-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias
Dan. 1-10 Condemnabitis caput meum regi.
13-41 Et condemnaverunt eam ad mortem.
-48 Non judicantes... condemnastis filiam Israël
Matth. 12- 7 Nunquam condemnassetis innocentes
-37 Et ex verbis tuis condemnaberis
-41 Surgent in judicio cum generatione ista et condemnabunt eam
-42 Et condemnabit eam
20-18 Et condemnabunt eum morte
Marc. 14-64 Condemnaverunt eum esse reum mortis
16-16 Qui vero non crediderit, condemnabitur
Luc. 6-37 Nolite condemnare, et non condemnabimini
11-31 Regina Austri surget... condemnabit illos
-32 Viri Ninivitæ... condemnabunt illam
Joan. 8-10 Mulier... nemo te condemnavit?
-11 Nec ego te condemnabo. Vade
Rom. 2- 1 In quo enim judicas alterum, te ipsum condemnas
8-34 Quis est qui condemnet? Christus Jesus
Tit. 3-11 Cum sit proprio judicio condemnatus

CONDENSA. *Substant. et adject.*

2 Reg. 18- 9 Subter condensam quercum et magnam
Psal. 28- 9 Et revelabit condensa
117-27 Constituite diem solemnem in condensis
Isai. 10-34 Et subvertentur condensa saltus ferro
Ezech. 31- 3 Cacumen ejus inter condensas frondes...
- 9 Et multis, condensisque frondibus
-10 Summitatem suam virentem atque condensam

CONDICO.

Exod. 8-12 Pro sponsione ranarum quam condixerat
1 Reg. 21- 2 Et pueris condixi in illum et illum locum
Job. 2-11 Condixerant enim, ut... visitarent eum
24-16 Sicut in die condixerant sibi
Jerem. 47- 7 Cum Dominus præceperit... ibique condixerit illi?

CONDICTUM.

Gen. 18-14 Juxta condictum revertar ad te

CONDIGNUS.

Tobiæ. 9- 2 Non ero condignus providentiæ tuæ
Esth. 6-11 Hoc honore condignus est, quemcumque rex
2 Mac. 4-38 Domino illi condignam retribuente pœnam
Rom. 8-18 Non sunt condignæ passiones hujus temporis

CONDIO.

Gen. 50- 2 Ut aromatibus condirent patrem
- 3 Iste quippe mos erat cadaverum conditorum
-25 Et conditus aromatibus, repositus est in loculo
Levit. 2-13 Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies
Job. 6- 6 Insulsum, quod non est sale conditum
Cant. 8- 2 Dabo tibi poculum ex vino condito
Marc. 9-49 Si sal insulsum fuerit: in quo illud condietis
Luc. 14-34 Si a. sal evanuerit, in quo condietur?
Colos. 4- 6 Sermo... in gratia sale sit conditus

CONDISCIPULI.

Joan. 11-16 Dixit ergo Thomas... ad condiscipulos :

CONDITIO.

Gen. 47-26 Absque terra sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit
Levit. 25-24 Sub redemptionis conditione vendetur
-42 Non veneant conditione servorum
Eccle. 3-19 Et æqua utriusque conditio

CONDITIO, *id est, Creatio.*

Ezech. 28-15 Perfectus in viis tuis a die conditionis tuæ

CONDITOR.

Prov. 8-15 Per me... legum conditores justa decernunt
Hebr. 11-10 Civitatem, cujus artifex et conditor Deus

CONDO.

Gen. 41-35 Frument. sub Pharaonis potestate condatur
-48 Frugum abundantia in sing. urb. condita est
47-30 Condasque in sepulcro majorum meorum
49-31 Ibi et Lia condita jacet
Exod. 9-24 Ex quo gens illa condita est
34-22 Quando redeunte anni tempore cuncta conduntur
Num. 13-23 Nam Hebron septem annis ante Tanim urbem Ægypti condita est
Deut. 32-34 Nonne hæc condita sunt apud me?
Ruth. 2-23 Donec hordea... in horreis conderentur
4 Reg. 20-17 Et quæ condiderunt patres tui
Eccli. 47-15 Ut conderet domum in nomine suo
Isai. 10- 1 Væ qui condunt leges iniquas
23-18 Non condentur, neque reponentur
Jerem. 40-10 Et condite in vasis vestris, et manete
Ezech. 28-13 Foramina tua in die qua conditus es
2 Mac. 6-23 Sanctæ et a Deo conditæ legis constituta
Marc. 13-19 Ab initio creaturæ quam condidit Deus
Ephes. 2-15 Ut duos condat in semetipso in unum
Colos. 1-16 Quoniam in ipso condita sunt universa,

CONDOLEO.

Eccli. 37- 5 Sodalis amico condolet causa ventris
-16 Cum titubaveris in tenebris, condolebit tibi
Hebr. 5- 2 Qui condolere possit iis qui ignorant

CONDUCO.

Gen. 30-16 Mercede conduxi te pro mandragoris
Exod. 22-15 Maxime si conductum venerat pro mercede
Deut. 23- 4 Conduxerunt contra te Balaam filium Beor
Judic. 9- 4 Qui conduxit sibi ex eo viros inopes et vagos
18- 4 Et me mercede conduxit ut sim ei sacerdos
2 Reg. 10- 6 Et conduxerunt mercede Syrum Rohob
4 Reg. 7- 6 Mercede conduxit adversum nos rex Israël
1 Par. 19- 6 Ut conducerent sibi de Mesopotamia
- 7 Conduxeruntque trig. duo millia curruum
2 Par. 24-12 At illi conducebant ex ea cæsores lapidum
25- 6 Conduxit de Israël centum millia robustorum
31-16 Quidquid per singulos dies conducebat
1 Esdr. 4- 5 Conduxerunt autem adversus eos consiliatores
2 Esdr. 6-12 Et Tobias et Sanaballat conduxissent eum
13- 2 Et conduxerint adversum eos Balaam
Eccle. 7- 1 Cum ignoret quid conducat sibi in vita sua
Isai. 7-20 Radet Dominus in novacula conducta
46- 6 Conducentes aurificem, ut faciat Deum
Osee. 8-10 Et cum mercede conduxerint nationes
Mich. 2-12 In unum conducam reliquias Israël
1 Mac. 5-39 Et Arabas conduxerunt in auxilium sibi
Matth. 20- 1 Primo mane conducere operarios in vineam suam
- 7 Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit

CONDUCTITII.

1 Mac. 6-29 Venerunt ad eum exercitus conductitii

CONDUCTUM.

Act. 28-30 Mansit autem biennio toto in suo conducto

CONDULCO.

Eccli. 27-26 In conspectu oculorum tuorum condulcabit os suum
40-18 Vita sibi sufficientis operarii condulcabitur
-32 In ore imprudentis condulcabitur inopia

CONFABULOR.

Job. 7-11 Confabulor cum amaritudine animæ meæ

CONFERO.

Exod. 30-16 Pecuniam quæ collata est a filiis Israël
Deut. 12-11 Omnia quæ præcipio conferetis holocausta
Judic. 9-24 Effusionem sanguinis eorum conferre
4 Reg. 23-35 Ut conferretur juxta præceptum Pharaonis
2 Par. 20- 3 Josaphat... se contulit ad rogandum Dominum
24-10 Et ingressi contulerunt in arcam Domini
Judith. 10- 4 Cui etiam Dominus contulit splendorem
Esth. 16- 2 Honore, qui in eos collatus est, abusi sunt
Job. 22- 3 Quid prodest Deo... aut quid ei confers, si
28-16 Non conferetur tinctis Indiæ coloribus
Prov. 23-20 Qui carnes ad vescendum conferunt
Sap. 5- 8 Divitiarum jactantia quid contulit nobis?
10- 5 In consensu nequitiæ cum se nationes contulissent
Isai. 46- 6 Qui confertis aurum de sacculo
Jerem. 22-15 Numquid regnabis, quoniam confers te cedro?
2 Mac. 2-26 Omnibus a. legentibus utilitas conferatur
4- 4 Considerans Onias... ad regem se contulit
11-36 Diligentius inter vos conferentes
Luc. 2-19 Conservabat omnia verba hæc, conferens
24-17 Qui sunt hi sermones quos confertis
Act. 4-15 Et conferebant ad invicem
16-12 Eramus autem in hac urbe diebus aliquot conferentes
18-27 Contulit multum his qui crediderant
19-19 Multi aut... contulerunt libros, et combusserunt
Galat. 2- 2 Et contuli cum illis Evangelium
Galat. 2- 6 Qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt

CONFERTUS.

Luc. 6-38 Mensuram bonam et confertam et coagitatam

CONFESSIO.

1 Par. 16-27 Confessio et magnificentia coram eo
1 Esdr. 3-11 Et concinebant in hymnis et confessione Domino
10-11 Et nunc date confessionem Domino Deo
Psal. 41- 5 In voce exultationis et confessionis sonus epulantis
94- 2 Præoccupemus faciem ejus in confessione
95- 6 Confessio et pulchritudo in conspectu ejus
99- 1 Psalmus in confessione
- 4 Introite portas ejus in confessione
103- 1 Confessionem, et decorem induisti
110- 3 Confessio, et magnificentia opus ejus.
146- 7 Præcinite Domino in confessione
148-14 Confessio ejus super cœlum et terram
Eccli. 17-25 Cum vivis et dantibus confessionem Deo
-26 A mortuo quasi nihil, perit confessio
18-28 Et invenienti eam dabit confessionem
39-20 Sic dicetis in confessione :
47- 9 In omni opere dedit confessionem sancto
51-15 Et collaudabo illud in confessione
2 Mac. 10-38 Et confessionibus benedicebant Dominο
Rom. 10-10 Ore autem confessio fit ad salutem
2 Cor. 9-13 Glorificantes Deum in obedientia confessionis vestræ
1 Tim. 6-12 Et confessus bonam confessionem
-13 Sub Pontio Pilato bonam confessionem
Hebr. 3- 1 Considerate Apostolum et Pontificem confessionis nostræ Jesum.
4-14 Teneamus confessionem
10-23 Teneamus spei nostræ confessionem indeclinabilem

CONFESTIM.

Gen. 37-23 Confestim igitur ut pervenit ad fratres
Levit. 10- 5 Confestimque pergentes tulerunt eos
Num. 16-31 Confestim igitur ut cessavit loqui
Josue. 8-19 Insidiæ quæ latebant surrexerunt confestim
Psal. 39-16 Ferant confestim confusionem suam
Isai. 29- 6 Eritque repente confestim.
Dan. 3-13 Qui confestim adducti sunt in conspectu regis
-21 Et confestim viri illi vincti
14-38 Angelus Domini restituit Habacuc confestim
2 Mac. 3-31 Quidam rogabant confestim Oniam
6-28 His dictis confestim ad supplicium trahebatur
10-22 Et confestim duas turres occupavit
11-36 Confestim aliquem mittite
Matth. 3-16 Baptizatus... confestim ascendit de aqua
8- 3 Et confestim mundata est lepra ejus
20-34 Et confestim viderunt et secuti sunt eum
21- 3 Et confestim dimittet eos
26-49 Et confestim accedens ad Jesum dixit :
Marc. 4-15 Confestim venit Satanas et aufert verbum
-17 Orta tribulatione..confestim scandalizantur
5-29 Confestim siccatus est fons sanguinis ejus
-42 Confestim surrexit puella et ambulabat
9-14 Confestim omnis populus videns Jesum
10-52 Confestim vidit, et sequebatur eum in via
15- 1 Et confestim mane consilium facientes
Luc. 5-13 Et confestim lepra discessit ab illo
-25 Et confestim consurgens coram illis
8-44 Et confestim stetit fluxus sanguinis ejus
-47 Et quemadmodum confestim sanata est
12-36 Ut cum venerit... confestim aperiant ei
13-13 Et confestim erecta est et glorificabat Deum
18-43 Confestim vidit : et sequebatur illum
19-11 Confestim regnum Dei manifestaretur
Act. 5-10 Confestim cecidit ante pedes ejus
9-18 Et confestim ceciderunt ab oculis ejus
10-33 Confestim ergo misi ad te
11-11 Et ecce viri tres confestim astiterunt
12-23 Confestim autem percussit eum Angelus
13-11 Et confestim cecidit in eum caligo
17-10 Confestim per noctem dimiserunt Paulum

CONFICIO.

Gen. 41- 3 Fœdæ confectæque macie
Exod. 5- 7 Ad conficiendos lateres sicut prius
35- 8 Et ut conficiatur unguentum
Levit. 13-48 Vel quidquid ex pelle confectum est
26-16 In... ardore qui conficiat oculos vestros.
Num. 11-31 Itinere quantum uno in die confici potest
Deut. 25-18 Quando tu eras fame et labore confectus
Ruth. 1-12 Jam enim senectute confecta sum
1 Par. 9-30 Unguenta ex aromatibus conficiebant

2 *Par.* 13-11 Thymiama juxta legis præcepta confectum
16-14 Quæ erant pigmentariorum arte confecta
Eccli. 38- 7 Et unctiones conficiet sanitatis
Thren. 1-13 Posuit me desolatam, tota die mœrore confectam

CONFIDENTER.

Gen. 34-25 Ingressi sunt urbem confidenter
44-18 Accedens a. propius Judas confidenter ait
Levit. 13-37 Et confidenter eum pronuntiet mundum
Deut. 33-12 Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo
-28 Habitabit Israël confidenter et solus
1 *Reg.* 12-11 Per circuitum et habitastis confidenter
2 *Par.* 20-17 Sed tantummodo confidenter state
25-11 Porro Amasias confidenter eduxit populum
Prov. 10- 9 Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter
Isai. 47- 8 Et nunc audi hæc delicata, et habitans confidenter
Jerem. 23- 6 In diebus illis salvabitur Juda, et Israël habitabit confidenter
32-37 Et habitare eos faciam confidenter
33-16 Et Jerusalem habitabit confidenter
49-31 Et habitantem confidenter, ait Dominus
Ezech. 28-26 Et habitabunt confidenter
34-28 Sed habitabunt confidenter absque ullo terrore
38- 8 Et habitabunt in ea confidenter universi
-14 Cum habitaverit populus meus Israël confidenter, scies?
39- 6 Qui habitant in insulis confidenter
-26 Confidenter neminem formidantes
1 *Mac.* 9-58 In silentio habitant confidenter
Colos. 2-15 Traduxit confidenter, palam triumphans
Hebr. 13- 6 Ita ut confidenter dicamus: Dominus

CONFIDENTIA.

Jerem. 2-37 Quoniam obtrivit Dominus confidentiam tuam
Ezech. 29-16 Neque erunt ultra domui Israël in confidentia
30- 9 Ad conterendam Æthiopiæ confidentiam
Soph. 2-15 Hæc est civitas gloriosa habitans in confidentia
2 *Cor.* 1-15 Et hac confidentia volui prius venire ad vos
8-22 Nunc autem multo sollicitiorem confidentia multa in vos
10- 2 Rogo autem vos... per eam confidentiam, qua existimor
Ephes. 3-12 Et accessum in confidentia per fidem ejus
Philip. 3- 4 Quanquam ego habeam confidentiam et in carne
Hebr. 10-35 Nolite itaque amittere confidentiam vestram

CONFIDO.

Judic. 20-22 Ex fortitudine et numero confidentes
4 *Reg.* 18-20 In quo confidis, ut audeas rebellare?
-21 Sic est Pharao... omnibus qui confidunt in se
2 *Par.* 16-12 Sed magis in medicorum arte confisus
Judith. 4-13 Amalech confidentem in virtute sua
7- 8 Non in lancea nec in sagitta confidunt
9- 6 Confidentis in quadrigis et in equitatu,
- 9 Qui confidunt in multitudine sua
Psal. 2-13 Beati omnes qui confidunt in eo
L. 10- 2 In Domino confido, quomodo dicitis
24- 2 Deus meus in te confido, non erubescam
48- 7 Qui confidunt in virtute sua
56- 2 Quoniam in te confidit anima mea
113- 8 Qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis
117- 8 Bonum est confidere in Domino
Quam confidere in homine
124- 1 Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
134-18 Et omnes qui confidunt in eis
145- 2 Nolite confidere in principibus
Prov. 11-28 Qui confidit in divitiis suis, corruet
12- 2 Qui autem confidit in cogitationibus suis
14-16 Stultus transilit et confidit
17-12 Quam fatuo confidenti in stultitia sua
28- 1 Justus autem quasi leo confidens
-26 Qui confidit in corde suo stultus est
31-11 Confidit in ea cor viri sui
Sap. 3- 9 Qui confidunt in illo, intelligent veritatem
14-29 Dum enim confidunt in idolis
16-24 Ad bene faciendum pro his qui in te confidunt
Eccli. 4-16 Et qui intuetur illam, permanebit confidens
11-22 Confide autem in Deo et mane in loco tuo
16- 8 Qui destructi sunt confidentes suæ virtuti
32- 2 Curam illorum habe et sic confide
-28 Et qui confidit in illo, non minorabitur
Isai. 31- 1 Et non sunt confisi super sanctum Israël
32- 9 Filiæ confidentes percipite auribus
-10 Post dies... vos conturbamini confidentes
-11 Opulentæ, conturbamini confidentes
36- 4 Quæ est ista fiducia, qua confidis
- 6 Confidis super baculum arundineum
Sic Pharao... omnibus qui confidunt in eo
- 7 In Domino Deo nostro confidimus
- 9 Quod si confidis in Ægypto
37-10 Deus tuus in quo tu confidis dicens
42-17 Confundantur confusione qui confidunt in sculptili
59- 4 Confidunt in nihilo, et loquuntur vanitates
Jerem. 7- 4 Nolite confidere in verbis mendacii
- 8 Confiditis vobis in sermonibus mendacii
13-25 Oblita es mei et confisa es in mendacio
17- 5 Maledictus homo qui confidit in homine
- 7 Benedictus vir qui confidit in Domino
28-15 Confidere fecisti populum istum in mendacio
29-31 Et fecit vos confidere in mendacio
46-25 Et super eos qui confidunt in eo
49- 4 Quæ confidebas in thesauris tuis, et dicebas
Baruc. 3-18 Et aurum in quo confidunt homines
Ezech. 33-13 Et confisus in justitia sua fecerit iniquitatem
Dan. 3-40 Quoniam non est confusio confidentibus in te
Osee. 10-13 Quia confisus es in viis tuis
Amos. 6- 1 Væ qui... confiditis in monte Samariæ
Mich. 7- 5 Et nolite confidere in duce
Soph. 3- 2 In Domino non est confisa
1 *Mac.* 10-71 Nunc ergo si confidis in virtutibus tuis
-78 Eo quod haberet multitudinem equitum, et confideret in eis
2 *Mac.* 7-40 Per omnia in Domino confidens
8-18 Nam illi quidem armis confidunt, ait
Nos a. in omnipotente Deo... confidimus
9-27 Confido enim eum modeste... acturum
10-34 Loci firmitate confisi... maledicebant
11- 4 Et in octoginta elephantis confidebat
12-14 Confidentes in stabilitate murorum
15- 7 Machabæus autem semper confidebat
Matth. 9- 2 Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua
-22 Confide, filia, fides tua te salvam fecit
27-43 Confidit in Deo; liberet nunc si vult, eum
Marc. 6-50 Confidite, ego sum, nolite timere
10-24 Quam difficile est confidentes in pecuniis in regnum Dei introire
Luc. 11-22 Arma ejus auferet in quibus confidebat
18- 9 Qui in se confidebant tanquam justi
Joan. 16-33 Sed confidite, ego vici mundum
Rom. 2-19 Confidis te ipsum esse ducem cæcorum
14-14 Scio et confido in Domino Jesu
2 *Cor.* 2- 3 Confidens in omnibus vobis
7-16 Gaudeo quod in omnibus confido in vobis
10- 1 Absens autem confido in vobis
- 7 Si quis confidit sibi Christi se esse
Galat. 5-10 Ego confido in vobis in Domino
Philip. 1- 6 Confidens hoc ipsum, quia qui cœpit
-14 Et plures e fratribus... confidentes vinculis meis
-25 Et hoc confidens scio quia manebo
2-24 Confido autem in Domino
3- 4 Si quis alius videtur confidere in carne
2 *Thes.* 3- 4 Confidimus autem de vobis in Domino
Phile. -21 Confidens in obedientia tua scripsi tibi
Hebr. 6- 9 Confidimus autem de vobis, dilectissimi
13-18 Orate pro nobis; confidimus enim quia bonam conscientiam habemus

CONFIGO.

1 *Reg.* 18-11 Et misit eam putans quod configere posset David cum pariete
19-10 Nisusque est Saul configere David lancea
1 *Esdr.* 6-11 Et erigatur, et configatur in eo
Judith. 6- 4 Et confixus cades inter vulneratos Israël
Psal. 31- 4 Conversus sum... dum configitur spina
118-120 Confige timore tuo carnes meas
Prov. 22- 23 Et configet eos, qui confixerunt animam ejus
Nahum. 3-10 Et omnes optimates ejus confixi sunt in compedibus
Zach. 12-10 Et aspicient ad me quem confixerunt
13- 3 Et configent eum pater ejus et mater ejus
Malac. 3- 8 Quia vos configitis me?
Et dixistis: In quo configimus te
- 9 Et me vos configitis gens tota
Galat. 2-19 Christo confixus sum cruci

CONFIGURATUS.

Philip. 3-10 Configuratus morti ejus
-21 Configuratum corpori claritatis suæ
1 *Petr.* 1-14 Quasi filii obedientiæ non configurati prioribus

CONFINGO.

Deut. 18-22 Sed per tumorem animi sui propheta confinxit

CONFINIS.

2 *Par.* 21-16 Et Arabum qui confines sunt Æthiopibus
Baruc. 4- 6 Et dixit: Audite confines Sion
14 Veniant confines Sion
1 *Mac.* 10-39 Ptolemaïda, et confines ejus quos dedi
11-28 Et Samariam, et confines ejus
-34 Et omnes confines earum sequestrari
14- 2 Quia intravit Demetrius confines suos

CONFINIUM.

Num. 34- 4 Unde egredientur confinia ad villam nomine Adar
- 9 Ibuntque confinia usque ad Zephrona
Deut. 3-16 Medium torrentis et confinium usque ad torrentem
Josue. 13- 4 Usque... terminos Amorrhæi ejusq. confinia
16- 6 Egrediunturque confinia in mare
Judic. 11-18 Arnon quippe confinium est terræ Moab
1 *Par.* 6-54 Et hæc habitacula eorum per vicos atque confinia
Jerem. 49-32 Et ex omni confinio eorum adducam
Ezech. 45- 9 Separate confinia vestra a populo meo
47-16 Quæ est inter terminum Damasci et confinium Emath
-20 Et plaga maris, mare magnum a confinio per directum

CONFIRMATIO.

Eccli. 4-17 Et erunt in confirmatione creaturæ illius
Philip. 1- 7 Et confirmatione Evangelii
Hebr. 6-16 Ad confirmationem est juramentum.

CONFIRMO.

Gen. 23-17 Et confirmatus est ager quondam Ephronis
-20 Et confirmatus est ager et antrum
Deut. 29-14 Et hæc juramenta confirmo
1 *Reg.* 14-47 Et Saül confirmato regno super Israël
2 *Reg.* 5-12 Et cognovit David quoniam confirmasset eum Dominus regem super Israël
3 *Reg.* 2- 4 Ut confirmet Dominus sermones suos
3- 1 Confirmatum est igitur regnum in manu Salomonis
8-20 Confirmavit Dominus sermonem suum
1 *Par.* 14- 2 Cognovitque David quod confirmasset eum Dominus
17-23 Et super domum ejus confirmetur in perpetuum
2 *Par.* 11-17 Confirmaverunt Roboam filium Salomonis
12-13 Ut confirmaret nomen suum
17- 5 Confirmavitq. Dominus regnum in manu ej.
21- 4 Cumque se confirmasset, occidit omnes
Tobiæ. 7-10 Nisi prius petitionem meam confirmes
Judith. 13- 7 Confirma me, Domine Deus Israël
- 9 Confirma me, Domine Deus
Job. 4- 4 Vacillantes confirmaverunt sermones tui
Psal. 19- 5 Et omne consilium tuum confirmet
36-17 Confirmat autem justos Dominus
37- 3 Et confirmasti super me manum tuam
-20 Et confirmati sunt super me
40-13 Et confirmasti me in conspectu tuo
50-14 Et spiritu principali confirma me
67-29 Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis
70- 6 In te confirmatus sum ex utero
73-13 Tu confirmasti in virtute tua, mare
74- 4 Ego confirmavi columnas ejus.
79-16 Et super filium hominis quem confirmasti tibi
-18 Super filium hominis quem confirmasti tibi
87- 8 Super me confirmatus est furor tuus
103-15 Et panis cor hominis confirmet
104- 4 Quærite Dominum et confirmamini
110- 8 Confirmata in sæculum sæculi
111- 8 Confirmatum est cor ejus
116- 2 Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus
118-28 Confirma me in verbis tuis
Prov. 15-22 Ubi vero sunt plures consiliarii, confirmantur
Sap. 13-15 In pariete ponens illud, et confirmans ferro
Prolog. Eccli. Confirmentur ad legitimam vitam
Eccli. 13-25 Dives commotus confirmatur ab amicis suis
17-20 Et confirmavit deficientes
22-19 Sic et cor confirmatum in cogitatione consilii
29- 3 Confirma verbum, et fideliter age cum illo.
38-39 Sed creaturam ævi confirmabunt
39-33 In furore suo confirmaverunt tormenta sua
-38 Propterea ab initio confirmatus sum
40-19 Filii et ædificatio civitatis confirmabit nomen
42-11 Super filiam luxuriosam confirma custodiam
-17 Omnia mirabilia sua quæ confirmavit Dominus
-26 Uniuscujusque confirmavit bona

Eccli. 43-28 Propter ipsum confirmatus est
44-25 Testamentum confirmavit
51-25 Faciendo eam confirmatus sum
Isai. 9- 7 Sedebit : ut confirmet illud, et corroboret
59-16 Et justitia ejus ipsa confirmavit eum
Ezech. 13- 6 Perseveraverunt confirmare sermonem
24- 2 Diei... in qua confirmatus est rex Babylonis
Dan. 6- 8 Nunc itaque rex confirma sententiam
9-27 Confirmabit autem pactum multis
1 Mac. 14-14 Et confirmavit omnes humiles populi sui
Marc. 16-20 Et sermonem confirmante sequentibus signis
Luc. 22-32 Conversus confirma fratres tuos
Act. 3-16 Confirmavit nomen ejus
14-21 Confirmantes animas discipulorum
15-32 Consolati sunt fratres et confirmaverunt
-41 Et Ciliciam, confirmans Ecclesias
16- 5 Et Ecclesiæ quidem confirmabantur fide
18 23 Confirmans omnes discipulos
19-20 Crescebat verbum Dei et confirmabatur
Rom. 1-11 Aliquid impertiar.... ad confirmandos vos
15- 8 Ad confirmandas promissiones patrum
16-25 Ei autem qui potens est vos confirmare
1 Cor. 1- 6 Sicut testimonium Christi confirmatum est
- 8 Confirmabit vos usque in finem
2 Cor. 1-21 Qui autem confirmat nos vobiscum
2- 8 Confirmetis in illum charitatem
Galat. 3-15 Confirmatum testamentum nemo spernit
-17 Testamentum confirmatum a Deo
Colos. 2- 7 Et confirmati fide, sicut et didicistis
1 Thes. 3- 2 Et misimus Timotheum.. ad confirmandos vos, et exhortandos
-13 Ad confirmanda corda vestra
2 Thes. 2-16 Et confirmet in omni opere
3- 3 Confirmabit vos, et custodiet a malo
Tit. 3- 8 De his volo te confirmare
Hebr. 2- 3 Ab eis, qui audierunt, in nos confirmata est
9-17 Testamentum e. in mortuis confirmatum est
Jacob. 5- 8 Et confirmate corda vestra
1 Petr. 5-10 Ipse perficiet, confirmabit, solidabitque
2 Petr. 1-12 Et quidem scientes et confirmatos vos
Apoc. 3- 2 Confirma cætera, quæ moritura erant

CONFITEOR.

Gen. 26- 7 Timuerat e. confiteri quod sibi esset sociata
29-35 Et ait : Modo confitebor Domino
31-20 Noluitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret
41- 9 Ait : Confiteor peccatum meum
Levit. 16-21 Confiteatur omnes iniquitates filiorum Israël
26-40 Donec confiteantur iniquitates suas
Num. 5- 7 Confitebuntur peccatum suum
32-32 Possessionem jam suscepisse nos confitemur trans Jordanem
Josue. 7-19 Et confitere, atque indica mihi quid feceris
Judic. 16-18 Vidensque illa quod confessus esset ei
2 Reg. 22-50 Propterea confitebor tibi
3 Reg. 8-33 Et confitentes nomini tuo
1 Par. 16- 7 Ad confitendum Domino Asaph
- 8 Confitemini Domino, et invocate nomen ej.
-34 Confitemini Domino quoniam bonus
-35 Ut confiteamur nomini sancto tuo
-41 Vocabulo suo ad confitendum Domino
23-30 Ad confitendum, et canendum Domino
25- 3 Super confitentes et laudantes Dominum
29-13 Confitemur tibi, et laudamus nomen tuum
2 Par. 5-13 Confitemini Domino quoniam bonus
6-26 Et confessi nomini tuo, et conversi a peccatis
20-21 Confitemini Domino, quoniam in æternum
31- 2 Ut ministrarent et confiterentur
2 Esdr. 1- 6 Et confiteor pro peccatis filiorum Israël
9- 2 Et confitebantur peccata sua
- 3 Et quater confitebantur et adorabant Dom.
11-17 Et ad confitendum in oratione
12-24 Ut laudarent et confiterentur juxta præceptum
-45 Erant principes... et confitentium Deo
Tobiæ. 12- 6 Coram omnibus viventibus confitemini ei
- 7 Et confiteri honorificum est
13- 3 Confitemini Domino, filii Israël
- 6 Et tremore confitemini illi
- 7 In terra captivitatis meæ, confitebor illi
-10 Agite dies lætitiæ et confitemini illi
-12 Confitere Domino in bonis tuis
Judith. 7-20 Et noli tradere confitentes te
13-21 Confitemini illi omnes quoniam bonus
Esth. 8- 1 Confessa est enim ei Esther
12- 3 Confessos jussit duci ad mortem
Job. 15-18 Sapientes confitentur
40- 9 Et ego confitebor quod salvare te possit
Psal. 6- 6 In inferno autem quis confitebitur tibi
7-18 Confitebor Domino secundum justitiam ejus
9- 2 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
17-50 Propterea confitebor tibi in nationibus
27- 7 Ex voluntate mea confitebor ei
29- 5 Et confitemini memoriæ sanctitatis ejus
Psal. 29-10 Numquid confitebitur tibi pulvis
-13 In æternum confitebor tibi
31- 6 Dixi : Confitebor adversum me
32- 2 Confitemini Domino in cithara
34-18 Confitebor tibi in ecclesia magna
41- 6 Spera in Deo quoniam adhuc confitebor illi
-12 Spera in Deo quoniam adhuc confitebor illi
42- 4 Confitebor tibi in cithara Deus, Deus meus
- 5 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
43- 9 In nomine tuo confitebimur in sæculum
44-18 Propterea populi confitebuntur tibi in æternum
48-19 Confitebitur tibi cum benefeceris ei
51-11 Confitebor tibi in sæculum quia fecisti
53- 8 Et confitebor nomini tuo, Domine
56-10 Confitebor tibi in populis, Domine
66- 4 Confiteantur tibi populi, Deus
Confiteantur tibi populi omnes
- 6 Confiteantur tibi populi, Deus
70-22 Nam et ego confitebor tibi
73-19 Ne tradas bestiis animas confitentes tibi
74- 2 Confitebimur tibi, Deus
Confitebimur, et invocabimus nomen tuum
75-11 Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi
78-13 Confitebimur tibi in sæculum
85-12 Confitebor tibi, Domine Deus meus
87-11 Numquid... et confitebuntur tibi ?
88- 6 Confitebuntur cœli mirabilia tua, Domine
91- 2 Bonum est confiteri Domino
96-12 Et confitemini memoriæ sanctificationis ej.
98- 3 Confiteantur nomini tuo magno
99- 4 Confitemini illi
104- 1 Confitemini Domino et invocate nomen
105- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
-47 Ut confiteamur nomini sancto tuo
106- 1 Confitemini Domino quoniam bonus
- 8 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-15 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-21 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-31 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
107- 4 Confitebor tibi in populis, Domine
108-30 Confitebor Domino nimis in ore meo
110- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
117- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
-19 Ingressus in eas confitebor Domino
-21 Confitebor tibi quoniam exaudisti me
-28 Deus meus es tu, et confitebor tibi
Confitebor tibi, quoniam exaudisti me
-29 Confitemini Domino, quoniam bonus
118- 7 Confitebor tibi in directione cordis
-62 Media nocte surgebam ad confitendum tibi
121- 4 Testimonium Israël ad confitendum nomini Domini
135- 1 Confitemini Domino, quoniam bonus
- 2 Confitemini Deo deorum: quoniam in ætern.
-26 Confitemini Deo cœli : quoniam in ætern.
Confitemini Domino dominorum
137- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
- 2 Et confitebor nomini tuo
- 4 Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terræ
138-14 Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es
139-14 Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo
141- 8 Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo
144-10 Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua
Prov. 28-13 Qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea
Eccli. 4-31 Non confundaris confiteri peccata tua
17-26 Ante mortem confitere
-27 Confiteberis vivens, vivus et sanus confiteberis
20- 1 Et confitentem in oratione non prohibere
39- 9 Et in oratione confitebitur Domino
-20 Et confitemini illi in voce labiorum
51- 1 Confitebor tibi, Domine, rex
- 2 Confitebor nomini tuo : quoniam adjutor
-17 Propterea confitebor, et laudem dicam tibi
Isai. 12- 1 Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es
- 4 Confitemini Domino, et invocate nomen ej.
25- 1 Exaltabo te, et confitebor nomini tuo
38-18 Quia non infernus confitebitur tibi
-19 Vivens, vivens ipse confitebitur tibi
Jerem. 33-11 Confitemini Domino exercituum
Dan. 2-23 Tibi, Deus patrum nostrorum, confiteor
3-89 Confitemini Domino, quoniam bonus
-90 Laudate et confitemini ei
6-10 Confitebaturq. coram Deo suo, sicut et ante
9- 4 Et confessus sum, et dixi : Obsecro
-20 Cumq.. et orarem, et confiterer peccata mea
13-14 Confessi sunt concupiscentiam suam
2 Mac. 6- 6 Nec... Judæum se esse quisquam confitebatur
7-37 Confiteri quod ipse est Deus solus
Matth. 3- 6 Et baptizabantur... confitentes peccata sua
Matth. 7-23 Confitebor illis : Quia numquam novi vos
10-32 Omnis ergo, qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo
11-25 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
Marc. 1- 5 Et baptizabantur... confitentes peccata sua
Luc. 2-38 Ipsa hora superveniens, confitebatur Domino
10-21 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
12- 8 Quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur illum coram Angelis
Joan. 1-20 Et confessus est, et non negavit : et confessus est : Quia non sum ego Christus
9-22 Ut si quis eum confiteretur esse Christum
12-42 Sed propter Pharisæos non confitebantur
Act. 7-17 Tempus promissionis quam confessus erat Deus
19-18 Multique credentium veniebant confitentes
23- 8 Pharisæi autem utraque confitentur
24-14 Confiteor autem hoc tibi, quod secundum...
Rom. 10- 9 Quia si confitearis in ore tuo Dominum
14-11 Et omnis lingua confitebitur Deo
15- 9 Propterea confitebor tibi in Gentibus, Domine
Philip. 2-11 Et omnis lingua confiteatur, quia Dominus
1 Tim. 6-12 Et confessus bonam confessionem
Tit. 1-16 Confitentur se nosse Deum
Hebr. 11-13 Et confitentes, quia peregrini et hospites sunt
13-15 Fructum labiorum confitentium nomini ejus
Jacob 5-16 Confitemini ergo alterutrum peccata vestra
1 Joan. 1- 9 Si confiteamur peccata nostra
2-23 Qui confitetur Filium, et Patrem habet
4- 2 Omnis spiritus qui confitetur Jesum Christ.
-15 Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus est Filius Dei
2 Joan. - 7 Qui non confitentur Jesum Christum venisse
Apoc. 3- 5 Confitebor nomen ejus coram Patre meo

CONFLATILIS. *Substant. et adject.*

Exod. 32- 4 Et fecit ex eis vitulum conflatilem
- 8 Feceruntque sibi vitulum conflatilem
34-17 Deos conflatiles non facies tibi
Levit. 19- 4 Nec deos conflatiles faciatis
Deut. 9-12 Feceruntque sibi conflatile
-16 Et fecisse vobis vitulum conflatilem
27-15 Maledictus homo qui facit sculptile et conflatile
Judic. 17- 3 Et faciat sculptile atque conflatile
- 4 Ut faceret ex eis sculptile et conflatile
18-14 Et sculptile, atque conflatile
-18 Tulerunt igit... idola atque conflatile
3 Reg. 14- 9 Et fecisti tibi deos alienos et conflatiles
4 Reg. 17-16 Feceruntque sibi vitulos conflatiles duos
2 Par. 33- 7 Sculptile quoque et conflatile signum posuit in domo Dei
2 Esdr. 9-18 Cum fecissent sibi vitulum conflatilem
Isai. 30-22 Et vestimentum conflatilis auri tui
42-17 Qui dicunt conflatili : Vos dii nostri
48- 5 Et sculptilia mea et conflatilia mandaverunt
Osee. 13- 2 Feceruntque sibi conflatile de argento suo
Nahum. 1-14 Interficiam sculptile, et conflatile
Habac. 2-18 Quia sculpsit... conflatile et imaginem falsam

CONFLATIO.

Jerem. 51-17 Quia mendax est conflatio eorum

CONFLATOR.

Jerem. 6-29 Frustra conflavit conflator
51-17 Confusus est omnis conflator in sculptili

CONFLATORIUM.

Prov. 27-21 Quomodo probatur in conflatorio argentum et in fornace aurum

CONFLICTATIONES.

1 Tim. 6- 5 Conflictationes hominum mente corruptorum

CONFLIGO.

2 Mac. 15-17 Statuerunt dimicare et confligere fortiter

CONFLO.

Exod. 37- 3 Conflans quatuor annulos aureos
38-26 E quibus conflatæ sunt bases sanctuarii
4 Reg. 22- 4 Ut confletur pecunia quæ illata est
- 9 Conflaverunt servi tui pecuniam
2 Par. 34-17 Argentum quod repertum est..conflaverunt:
Job. 28- 1 Et auro locus est in quo conflatur
Eccli. 28-29 Aurum tuum et argentum tuum confla
Isai. 2- 4 Et conflabunt gladios suos in vomeres
40-19 Numquid sculptile conflavit faber ?
44-10 Quis formavit Deum et sculptile conflavit ad nihil utile ?

Jerem. 6-29 Frustra conflavit conflator
7-29 Et indignatio mea conflatur super locum istum
9- 7 Ecce ego conflabo, et probabo eos
10-14 Quoniam falsum est quod conflavit
42-18 Sicut conflatus est furor meus
Sic conflabitur indignatio mea super vos
44- 6 Et conflata est indignatio mea
Baruc. 6-23 Neque enim dum conflarentur, sentiebant
Ezech. 22-20 Ut succendam in ea ignem ad conflandum
In ira mea et requiescam : et conflabo vos
-21 Et conflabimini in medio ejus
-22 Ut conflatur argentum in medio fornacis
24-11 Et confletur in medio ejus inquinamentum
Dan. 11-35 Et de eruditis ruent, ut conflentur et eligantur
Malac. 3- 2 Ipse enim quasi ignis conflans
- 3 Et sedebit conflans, et emundans argentum

CONFLUO.

Jerem. 31-12 Et confluent ad bona Domini
36- 9 Et universæ multitudini quæ confluxerat de civitatibus Juda
51-44 Et non confluent ad eum ultra gentes
Dan. 13- 4 Et ad ipsum confluebant Judæi
2 Mac. 3-18 Alii etiam gregatim de domibus confluebant
-19 Mulieres... per plateas confluebant

CONFODIO.

Exod. 19-13 Lapidibus opprimetur, aut confodietur jaculis
2 Reg. 2-22 Ne compellar confodere te in terram
18-11 Quare non confodisti eum cum terra
Judith. 16- 7 Tradidit eum in manus feminæ, et confodit eum
Jerem. 18-21 Juvenes eorum confodiantur gladio in prælio
Ezech. 23-47 Confodiantur gladiis eorum

CONFORMARI.

Rom. 12- 2 Et nolite conformari huic sæculo

CONFORMES.

Rom. 8-29 Et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui

CONFORTO.

Gen. 18- 5 Ponamque buccellam panis et confortate cor vestrum
48- 2 Qui confortatus sedit in lectulo
49-26 Benedictiones patris tui confortatæ sunt
Exod. 1-20 Et crevit populus confortatusque est nimis
Num. 13-21 Confortamini, et afferte nobis de fructibus terræ
Deut. 3-28 Et corrobora eum atque conforta
31- 6 Viriliter agite et confortamini
-23 Confortare, et esto robustus
Josue. 1- 6 Confortare, et esto robustus
- 7 Confortare igitur, et esto robustus valde
- 9 Præcipio tibi, confortare et esto robustus
-18 Tu tantum confortare, et viriliter age
10-25 Confortamini, et estote robusti
23- 6 Tantum confortamini, et estote solliciti
Judic. 1-28 Postquam autem confortatus est Israël
3-12 Qui confortavit adversum eos Eglon
7-11 Tunc confortabuntur manus tuæ
19- 5 Et conforta stomachum, et sic proficisceris
1 Reg. 4- 9 Confortamini et estote viri, Philisthiim
Confortamini et bellate
23-16 Et confortavit manus ejus in Deo
30- 6 Confortatus est autem David in Domino
2 Reg. 2- 7 Confortentur manus vestræ
11-25 Conforta bellatores tuos adversus urbem
3 Reg. 2- 2 Confortare, et esto vir
20-22 Et confortare, et scito, et vide quid facias
1 Par. 19-13 Confortare, et agamus viriliter
22-13 Confortare, et viriliter age
28-10 Confortare, et perfice
-20 Viriliter age, et confortare et fac
2 Par. 1- 1 Confortatus est ergo Salomon
12- 1 Cumque roboratum fuisset regnum Roboam et confortatum
-13 Confortatus est ergo rex Roboam in Jerusalem
13-18 Vehementissime confortati filii Juda
-21 Igitur Abia confortato imperio suo
15- 7 Vos ergo confortamini
- 8 Quod cum audisset Asa... confortatus est
19-11 Confortamini, et agite diligenter
23- 1 Anno autem septimo confortatus Joïada
32- 7 Viriliter agite, et confortamini
- 8 Confortatusque est populus hujuscemodi
1 Esdr. 7-28 Et ego confortatus manu Domini
9-12 Ut confortemini et comedatis
10- 4 Confortare, et fac
2 Esdr. 2-18 Et confortatæ sunt manus eorum in bono
6- 9 Quam ob causam, magis confortavi manus meas
Judith. 15-11 Et confortatum est cor tuum
Ideo et manus Domini confortavit te
Job. 4- 4 Et genua trementia confortasti
21- 7 Sublevati sunt confortatique divitiis
Psal. 9-20 Exurge, Domine, non confortetur homo
17-18 Quoniam confortati sunt super me
26-14 Viriliter age, et confortetur cor tuum
30-25 Viriliter agite et confortetur cor vestrum
68- 5 Confortati sunt qui persecuti sunt
88-22 Et brachium meum confortabit eum
138- 6 Confortata est, et non potero ad eam
-17 Nimis confortatus est principatus eorum
141- 7 Quia confortati sunt super me
147-13 Quoniam confortavit seras portarum tuarum
Prov. 30- 1 Et qui Deo secum morante confortatus, ait
Eccle. 7-20 Sapientia confortavit sapientem
Isai. 8- 9 Confortamini, et vincimini
10-31 Habitatores Gabim confortamini
22-21 Et cingulo tuo confortabo eum
35- 3 Confortate manus dissolutas
- 4 Dicite pusillanimis : Confortamini et nolite timere
41- 6 Et fratri suo dicet : Confortare
- 7 Confortavit faber ærarius percutiens malleo eum
Et confortavit eum clavis ut non moveretur
-10 Confortavi te, et auxiliatus sum tibi
42-13 Super inimicos suos confortabitur
Jerem. 4- 6 Confortamini, et nolite stare
5- 6 Confortatæ sunt aversiones eorum
6- 1 Confortamini filii Benjamin in medio Jer.
9- 3 Confortati sunt in terra
23-14 Et confortaverunt manus pessimorum
Ezech. 3-14 Manus e. Domini erat mecum confortans me
7-13 Vir in iniquitate vitæ suæ non confortabitur
13-22 Et confortastis manus impii
30-24 Et confortabo brachia regis Babylonis
-25 Et confortabo brachia regis Babylonis
Dan. 10-18 Tetigit me quasi visio hominis, et confortavit
-19 Pax tibi : confortare, et esto robustus
Loquere, domine mi, quia confortasti me
11- 1 Stabam ut confortaretur, et roboraretur
- 5 Et confortabitur rex Austri
- 6 Qui confortabant eam in temporibus
Osee. 7-15 Et confortavi brachia eorum
12- 4 Et invaluit ad Angelum, et confortatus est
Nahum. 1- 7 Bonus Dominus, et confortans in die tribulationis
2- 1 Contemplare viam, conforta lumbos
Aggæi. 2- 5 Nunc confortare, Zorobabel, dicit Domin.
Et confortare, Jesu fili Josedec
Et confortare, omnis populus terræ
Zach. 8- 9 Confortentur manus vestræ
-13 Nolite timere, confortentur manus vestræ
10- 6 Et confortabo domum Juda
-12 Confortabo eos in Domino
12- 5 Confortentur mihi habitatores Jerusalem
1 Mac. 2-49 Nunc confortata est superbia, et castigatio
-64 Vos ergo filii, confortamini
2 Mac. 15-17 De quibus extolli posset impetus, et animi juvenum confortari
Luc. 1-80 Puer a. crescebat, et confortabatur spiritu
2-40 Puer autem crescebat, et confortabatur
22-43 Apparuit a. illi Angelus... confortans eum
Act. 9-19 Et cum accepisset cibum, confortatus est
Rom. 4-20 Sed confortatus est fide dans gloriam Deo
1 Cor. 16-13 Viriliter agite, et confortamini
Ephes. 6-10 De cætero, fratres, confortamini
Philip. 4-13 Omnia possum in eo qui me confortat
Colos. 1-11 In omni virtute confortati secundum potentiam
1 Tim. 1-12 Gratias ago ei qui me confortavit, Christo
2 Tim. 2- 1 Tu ergo, fili mi, confortare in gratia
4-17 Dominus a. mihi astitit, et confortavit me

CONFOTUM.

Isai. 59- 5 Et quod confotum est, erumpet

CONFRACTIO.

Psal. 105-23 Si non Moyses stetisset in confractione in conspectu ejus
Isai. 24-19 Confractione confringetur terra

CONFRICANTES.

Luc. 6- 1 Et manducabant confricantes manibus

CONFRINGO.

Exod. 9-25 Et omne lignum regionis confregit
12-46 Nec os illius confringetis
23-24 Et confringes statuas eorum
32-19 Projecit de manu tabulas, et confregit eas
34-13 Confringe statuas lucosque succide
Levit. 1-17 Confringetque ascellas ejus et non secabit
2-14 Confringes in morem farris et sic offeres
6-28 Vas a. fictile in quo cocta est, confringetur
15-12 Vas fictile quod tetigerit, confringetur
26-13 Confregi catenas cervicum vestrarum
-26 Postquam confregero baculum panis vestri
-30 Et simulacra confringam
Num. 9-12 Et os ejus non confringent
24- 8 Ossaque eorum confringent
33-52 Confringite titulos, et statuas comminuite
Deut. 7- 5 Confringite statuas, lucosque succidite
9-17 Confregique eas in conspectu vestro
10- 2 Et scribam in tabulis verba quæ fuerunt in his quas ante confregisti
12- 3 Confringite statuas, lucos igne comburite
Judic. 7-20 Cumque... et hydrias confregissent
9-53 Et (*mulier*) confregit cerebrum ejus
1 Reg. 24- 8 Et confregit David viros suos sermonibus
2 Reg. 22-39 Consumam eos, et confringam
-43 Comminuam eos atque confringam
3 Reg. 13-26 Tradidit... leoni, et confregit eum, et occidit
15-13 Et confregit simulacrum turpissimum
22-49 Quia confractæ sunt in Asiongaber
4 Reg. 18- 4 Confregitque serpentem æneum
-16 In tempore illo confregit Ezechias valvas
-21 An speras in baculo arundineo, atque confracto Ægypto
25-13 Confregerunt Chaldæi et transtulerunt æs
2 Par. 14- 3 Confregit statuas lucosque succidit
23-17 Simulacra illius confregerunt
28-24 Omnibus vasis domus Dei, atque confractis clausit januas
Job. 16-13 Confregit me, et posuit me sibi quasi in signum
20-19 Quoniam confringens nudavit pauperes
31-22 Et brachium meum cum suis ossibus confringatur
38-11 Et hic confringes tumentes fluctus tuos
-15 Brachium excelsum confringetur
39-10 Aut confringet glebas vallium post te
Psal. 2- 9 Tanquam vas figuli confringes eos
17-39 Confringam illos, nec poterunt stare
28- 5 Vox Domini confringentis cedros
Et confringet Dominus cedros Libani
36-15 Arcus eorum confringatur
41-11 Dum confringuntur ossa mea
45-10 Arcum conteret, et confringet arma
55- 8 In ira populos confringes
57- 7 Molas leonum confringet Dominus
67-22 Deus confringet capita inimicorum suorum
73-14 Tu confregisti capita draconis
74-11 Cornua peccatorum confringam
75- 4 Ibi confregit potentias arcuum
106-16 Et vectes ferreos confregit
109- 5 Confregit in die iræ suæ reges
Prov. 25-15 Lingua mollis confringet duritiam
Eccle. 12- 6 Et confringatur rota super cisternam
Sap. 4- 5 Confringentur enim rami inconsummati
Eccli. 13- 3 Quando enim se colliserint, confringetur
21-17 Cor fatui quasi vas confractum
43-16 Confracti sunt lapides grandinis
48- 6 Confregisti facile potentiam ipsorum
Isai. 10-33 Dominus exercituum confringet lagunculam
24-19 Confractione confringetur terra
28- 2 Turbo confringens, sicut impetus aquarum
36- 6 Baculum arundineum confractum istum
45- 2 Vectes ferreos confringam
46- 1 Confractus est Bel, contritus est Nabo
58- 6 Dimitte eos qui confracti sunt liberos
Jerem. 2-20 A sæculo confregisti jugum meum
5- 5 Et ecce magis hi simul confregerunt jugum
28-10 De collo Jeremiæ prophetæ, et confregit eam
-11 Sic confringam jugum Nabuchodonosor
-12 Postquam confregit Hananias propheta catenam
48-17 Quomodo confracta est virga fortis
49-35 Ecce ego confringam arcum Ælam
50-23 Quomodo confractus est, et contritus malleus universæ terræ?
52-17 Mare æneum... confregerunt Chaldæi
Thren. 2- 3 Confregit in ira furoris sui omne cornu
3-11 Confregit me : posuit me desolatam
Ezech. 6- 4 Et confringentur simulacra vestra
- 6 Et interibunt aræ vestræ, et confringentur
23- 8 Illi confregerunt ubera pubertatis ejus
-21 Confractæ sunt mammæ pubertatis tuæ
26- 2 Confractæ sunt portæ populorum
29- 7 Confractus es, et lacerasti omnem humerum eorum
30-21 Brachium Pharaonis regis Ægypti confregi
-22 Comminuam brachium... sed confractum
-24 Et confringam brachia Pharaonis
31-12 Et confringentur arbusta ejus
34- 4 Quod confractum est, non alligastis

*Ezech.*34-16 Et quod confractum fuerat, alligabo
Osee. 10- 2 Ipse confringet simulacra eorum
-11 Confringet sibi sulcos Jacob
Amos. 4- 1 Et confringitis pauperes
Mich. 3- 3 Et ossa eorum confregerunt
1 Mac. 9- 7 Et confractus est corde quia non habebat tempus
*2 Mac.*12-28 Potestate sua vires hostium confringit
*Matth.*12-20 Arundinem quassatam non confringet
21-44 Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur
Luc. 4-19 Dimittere confractos in remissionem
Apoc. 2-27 Tanquam vas figuli confringentur

CONFUGIO.

Exod. 9-20 Fecit confugere servos suos et jumenta
Levit. 26-25 Cumque confugeritis in urbes
Num. 35-15 Ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
-25 Reducetur...in urbem,ad quam confugerat
Deut. 4-42 Ut confugiat ad eas qui occiderit nolens
19- 5 Ad unam supradictarum urbium confugiet
23-15 Non trades servum...qui ad te confugerit
Josue. 20- 3 Ut confugiat ad eas quicumque animam percusserit nescius
- 4 Cum ad unam harum confugerit civitatum
Judic. 9-51 In media civitate ad quam confugerant
Ruth. 2-12 Et sub cujus confugisti alas
1 Par. 6-57 Dederunt civitates ad confugiendum
-67 Dederunt ergo eis urbes ad confugiendum
2 Par. 15- 9 Plures enim ad eum confugerant ex Israel
Esth. 14- 1 Esther quoque regina confugit ad Dominum
Psal. 142- 9 Eripe me de inimicis... ad te confugi
Sap. 14- 6 Spes orbis terrarum ad ratem confugiens
Isai. 10- 3 Ad cujus confugietis auxilium?
20- 6 Ad quos confugimus in auxilium
1 Mac. 2-15 Ut cogerent eos qui confugerant in civit.
5-11 ...Munitionem in quam confugimus
10-43 Et quicumque confugerint in templum
*2 Mac.*10-18 Cum confugissent in duas turres
-32 Timotheus vero confugit Gazaram
Act. 14- 6 Confugerunt ad civitates Lycaoniæ
Hebr. 6-18 Qui confugimus ad tenendam... spem?

CONFUGIUM.

Josue. 21-13 Dedit ergo filiis Aaron... confugii civitatem
-21 De tribu Ephraim, urbes confugii, Sichem
-27 De dimidia tribu Manasse confugii civitates
-32 De tribu quoq. Nephthali civitates confugii
-37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth

CONFUNDO.

Gen. 11- 7 Et confundamus ibi linguam eorum
- 9 Quia ibi confusum est labium universæ terræ:
Num. 36- 4 Confundatur sortium distributio
1 Reg. 20-34 Eo quod confudisset eum pater suus
2 Reg. 10- 5 Erant enim viri confusi turpiter valde
19- 5 Confudisti hodie vultus omnium servorum
3 Reg. 2-16 Ne confundas faciem meam
-20 Ne confundas faciem meam
4 Reg. 19-26 Contremuerunt, et confusi sunt
1 Esdr. 9- 6 Deus meus, confundor, et erubesco
Job. 6-20 Confusi sunt, quia speravi
19- 3 En, decies confunditis me
40- 7 Respice cunctos superbos et confunde eos.
Psal. 13- 6 Consilium inopis confudistis
21- 6 In te speraverunt et non sunt confusi
24- 3 Qui sustinent te non confundentur
- 4 Confundantur omnes iniqua agentes supervacue
30- 2 Dom., speravi, non confundar in æternum
-18 Domine, non confundar, quon. invocavi te
33- 6 Facies vestræ non confundentur
34- 4 Confundantur et revereantur
Confundantur cogitantes mihi mala
36-19 Non confundentur in tempore malo
39-15 Confundantur et revereantur simul
43- 8 Et odientes nos confudisti
-10 Nunc autem repulisti et confudisti nos
52- 6 Confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos
68- 7 Non confundantur super me qui quærunt te
69- 3 Confundantur, et revereantur
70- 1 In te, Domine, speravi, non confundar in æternum
-13 Confundantur, et deficiant detrahentes animæ meæ
-24 Cum confusi et reveriti fuerint
73-21 Ne avertatur humilis factus confusus
82-18 Et confundantur, et pereant
85-17 Qui oderunt me, et confundantur
96- 7 Confundantur omnes qui adorant sculptilia
108-28 Qui insurgunt in me, confundantur
118- 6 Tunc non confundar, cum perspexero
Psal. 118-31 Noli me confundere
-46 Loquebar,... et non confundebar
-78 Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt
-80 Fiat cor meum immaculatum... ut non confundar
-116 Et non confundas me ab expectatione mea
126- 5 Non confundetur cum loquetur
128- 5 Confundantur, et convertantur retrorsum
Prov. 13- 5 Impius autem confundit et confundetur
28- 7 Qui autem comessatores pascit, confundit patrem suum
29-15 Qui dimittitur voluntati suæ,confundit matrem suam
Eccli. 2-11 Nullus speravit in Domino et confusus est
4-24 Ne confundaris dicere verum
-30 Et de mendacio ineruditionis tuæ confundere
-31 Non confundaris confiteri peccata tua
5-14 Ne capiaris in verbo indisciplinato et confundaris
-16 Et lingua tua ne capiaris, et confundaris
9- 2 Ne ingrediatur in virtutem tuam, et confundaris
13- 8 Et confundet te in cibis suis
15- 4 Continebit illum et non confundetur
21-25 Et homo peritus confundetur
22- 4 Nam quæ confundit, in contumeliam fit
- 5 Patrem et virum confundit audax
-31 Amicum salutare non confundar
24-30 Qui audit me, non confundetur
25-35 Confundet te in conspectu inimicorum.
30- 5 Nec confusus est coram inimicis
42- 1 Ne pro his omnibus confundaris
-11 Confundat te in multitudine populi
-14 Mulier confundens in opprobrium
51-24 Zelatus sum bonum, et non confundar
-37 Et non confundemini in laude ipsius
Isai. 1-29 Confundentur enim ab idolis
19- 9 Confundentur qui operabantur linum
20- 5 Timebunt, et confundentur ab Æthiopia spe sua
24-23 Confundetur sol, cum regnaverit Dominus
26-11 Confundantur zelantes populi
29-22 Non modo confundetur Jacob
30- 5 Omnes confusi sunt super populo
32-11 Exuite vos, et confundimini
33- 9 Confusus est Libanus et obsorduit
37-27 Habitator... contremuerunt et confusi sunt
41-11 Ecce confundentur, et erubescent omnes
42-17 Confundantur confusione qui confidunt in sculptili
44- 9 Neque intelligunt ut confundantur
-11 Omnes participes ejus confundentur
Et confundentur simul
45-16 Confusi sunt, et erubuerunt omnes
-17 Non confundemini, et non erubescetis
-25 Et confundentur omnes qui repugnant ei
46- 8 Mementote istud et confundamini
49-23 Super quo non confundentur qui expectant eum
50- 7 Ideo non sum confusus
Et scio quoniam non confundar
54- 4 Quia non confunderis neque erubesces
65-14 Lætabuntur, et vos confundemini
66- 5 Ipsi autem confundentur
Jerem. 2-26 Quomodo confunditur fur quando deprehenditur: sic confusi sunt domus Israël.
-36 Ab Ægypto confunderis
Sicut confusa es ab Assur
6-15 Confusi sunt,quia abominationem fecerunt
Quin potius confusione non sunt confusi
8- 9 Confusi sunt sapientes perterriti et capti sunt
-12 Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
Quin imo confusione non sunt confusi
9-19 Quomodo vastati sumus et confusi vehementer
10-14 Confusus est artifex omnis in sculptili
12-13 Confundemini a fructibus vestris
14- 3 Confusi sunt et afflicti, et operuerunt capita
- 4 Confusi sunt agricolæ,operuerunt capita sua
15- 9 Confusa est, et erubuit
17-13 Omnes qui te derelinquunt confundentur
-18 Confundantur qui me persequuntur
Et non confundar ego
20-11 Infirmi erunt: confundentur vehementer
22-22 Et tunc confunderis, et erubesces
31-19 Confusus sum, et erubui
46-24 Confusa est filia Ægypti
48- 1 Væ super Nabo quoniam vastata est, et confusa
Confusa est fortis, et tremuit
-13 Et confundetur Moab a Chamos
Sicut confusa est domus Israël
-20 Confusus est Moab, quoniam victus est
Jerem. 48-39 Quomodo dejecit cervicem Moab, et confusus est?
49-23 Confusa est Emath, et Arphad
50- 2 Confusus est Bel, victus est Merodach.
Confusa sunt sculptilia ejus
-12 Confusa est mater vestra nimis
51-17 Confusus est omnis conflator in sculptili
-47 Omnis terra ejus confundetur
-51 Confusi sumus quoniam audivimus opprobrium
Baruc. 6-25 Confundantur etiam qui colunt ea
-38 Qui autem colunt ea, confundentur
*Ezech.*16-52 Ergo et tu confundere, et porta ignominiam tuam
-54 Et confundaris in omnibus quæ fecisti
-61 Et recordaberis viarum tuarum et confunderis
-63 Ut recorderis et confundaris
32-30 Et in sua fortitudine confusi
36-32 Confundimini, et erubescite
43-10 Et confundantur ab iniquitatibus suis.
Dan. 2- 3 Mente confusus, ignoro quid viderim
3-42 Ne confundas nos
-44 Confundantur omnes qui ostendunt servis tuis mala
Confundantur in omni potentia tua
Osee. 2- 5 Confusa est quæ concepit eos
4-19 Et confundentur a sacrificiis suis
10- 6 Confundetur Israël in voluntate sua
Joel. 1-10 Confusum est vinum, elanguit oleum
-11 Confusi sunt agricolæ
-12 Vinea confusa est, et ficus elanguit
Quia confusum est gaudium a filiis hominum
-17 Quoniam confusum est triticum.
2-26 Non confundetur populus meus
-27 Non confundetur populus meus
Mich. 1-11 Et transite vobis habitatio Pulchra, confusa ignominia
3- 7 Et confundentur qui vident visiones
Et confundentur divini
7-16 Videbunt gentes et confundentur super omni fortitudine
Soph. 3-11 In die illa non confunderis super cunctis adinventionibus tuis
Zach. 9- 5 Accaron quoniam confusa est spes ejus
10- 5 Et confundentur ascensores equorum
-11 Et confundentur omnia profunda fluminis
13- 4 In die illa confundentur prophetæ
1 Mac. 4-31 Et confundantur in exercitu suo
*2 Mac.*10-30 Ex quo et cæcitate confusi et repleti perturbatione cadebant
Marc. 8-38 Qui enim me confusus fuerit
Filius hominis confundetur eum
Act. 2- 6 Convenit multitudo et mente confusa est
9-22 Saulus autem... confundebat Judæos
19-32 Erat enim Ecclesia confusa
21-31 Quia tota confunditur Jerusalem
Rom. 5- 5 Spes autem non confundit
9-33 Et omnis qui credit in eum,non confundetur
10-11 Omnis qui credit in illum, non confundetur
1 Cor. 1-27 Stulta... elegit Deus ut confundat sapientes
Et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia
4-14 Non ut confundam vos, hæc scribo
11-22 Confunditis eos qui non habent
2 Cor. 7-14 Gloriatus sum, non sum confusus
Galat. 4-20 Quoniam confundor in vobis
Philip. 1-20 Quia in nullo confundar
2 Thes. 3-14 Ne commisceamini cum illo ut confundatur
2 Tim. 1-12 Etiam hæc patior, sed non confundor
Hebr. 2-11 Non confunditur fratres eos vocare dicens
11-16 Ideo non confunditur Deus vocari Deus eorum
1 Petr. 2- 6 Et qui crediderit in eum, non confundetur
3-16 Confundantur qui calumniantur
1 Joan. 2-28 Non confundamur ab eo in adventu ejus

CONFUSIO.

1 Reg. 5- 6 Et facta est confusio mortis magnæ
20-30 Diligis filium Isai in confusionem tuam
Et in confusionem ignominiosæ matris tuæ
1 Esdr. 9- 7 Et in confusionem vultus sicut et die hac
Judith. 8-19 Et in confusionem inimicis suis
9- 2 Et denudaverunt femur virginis in confusionem
14-16 Mulier Hebræa fecit confusionem
Job. 8-22 Qui oderunt te induentur confusione
Psal. 34-26 Induantur confusione, et reverentia
39-16 Ferant confestim confusionem suam
43-16 Et confusio faciei meæ cooperuit me
68- 8 Operuit confusio faciem meam
-20 Tu scis... confusionem meam
70-13 Operiantur confusione et pudore
88-46 Perfudisti eum confusione
108-29 Et operiantur sicut diploide confusione sua

Psal. 131-18 Inimicos ejus induam confusione
Prov. 10- 5 Qui autem stertit æstate, filius confusionis
-14 Os autem stulti confusioni proximum est
12- 4 Putredo... quæ confusione res dignas gerit
13-13 Stultum se esse demonstrat, et confusione dignum
Eccli. 3-12 Non enim est tibi gloria, ejus confusio
4-25 Est enim confusio adducens peccatum
Et est confusio adducens gloriam
5-17 Super furem enim est confusio
20-24 Perdet animam suam præ confusione
-25 Est qui præ confusione promittit amico
-28 Et confusio illorum cum ipsis sine intermissione
22- 3 Confusio patris est de filio indisciplinato
25-29 Mulieris ira, et irreverentia, et confusio
29-19 Qui perdiderit confusionem, derelinquet sibi
42- 1 Eris vere sine confusione
Isai. 30- 3 Et erit vobis fortitudo Pharaonis in confusionem
- 5 Sed in confusionem et in opprobrium
42-17 Confundantur confusione qui confidunt in sculptili
45-16 Simul abierunt in confusionem fabricatores errorum
54- 4 Quia confusionis adolescentiæ tuæ oblivisceris
61- 7 Pro confusione vestra duplici et rubore
Jerem. 3-24 Confusio comedit laborem patrum
-25 Dormiemus in confusione nostra
6-15 Quin potius confusione non sunt confusi
7-19 Nonne semetipsos in confusionem vultus sui
8-12 Quinimo confusione non sunt confusi
10-17 Congrega de terra confusionem tuam
11-13 Jerusalem posuisti aras confusionis
20-18 Et consumerentur in confusione dies mei ?
Baruc. 1-15 Nobis autem confusio faciei nostræ
2- 6 Patribus nostris confusio faciei
Ezech. 7-18 Operiet eos... in omni facie confusio
16- 7 Et eras nuda, et confusione plena
-22 Quando eras nuda, et confusione plena
-52 Ergo et tu porta confusionem tuam
-63 Non sit tibi ultra aperire os præ confusione tua
32-30 Portaverunt confusionem suam cum his qui descendunt
36- 6 Eo quod confusionem gentium sustinueritis
- 7 Ipsæ confusionem suam portent
-15 Amplius confusionem gentium
39-26 Portabunt confusionem suam
44-13 Sed portabunt confusionem suam
Dan. 3-33 Confusio et opprobrium facti sumus
-40 Non est confusio confidentibus in te
9- 7 Nobis autem confusio faciei
- 8 Domine, nobis confusio faciei
Osee. 9-10 Abalienati sunt in confusionem
10- 6 Confusio Ephraim capiet
Abdiæ. -10 Operiet te confusio
Mich. 2- 6 Non comprehendet confusio
7-10 Et operietur confusione quæ dicit ad me
Habac. 2-10 Cogitasti confusionem domui tuæ
Soph. 3- 5 Nescivit autem iniquus confusionem
-19 In omni terra confusionis eorum
1 Mac. 1-29 Domus Jacob induit confusionem
2 Mac. 5- 7 Insidiarum suarum confusionem accepit
Luc. 21-25 Præ confusione sonitus maris et fluctuum
Act. 19-29 Impleta est civitas confusione
Philip. 3-19 Gloria in confusione ipsorum qui terrena sapiunt
Hebr. 12- 2 Sustinuit crucem confusione contempta
1 Petr. 4- 4 Non concurrentibus vobis in eamdem luxuriæ confusionem
Judæ. -13 Despumantes suas confusiones
Apoc. 3-18 Non appareat confusio nuditatis tuæ

CONFUTOR.

Job. 11- 3 Et cum cæteros irriseris a nullo confutaberis

CONGAUDEO.

1 Cor. 12-26 Congaudent omnia membra
13- 6 Congaudet autem veritati

CONGEMINO.

2 Reg. 3-34 Congeminansque omnis populus flevit

CONGEMO.

Jerem. 22-23 Quomodo congemuisti, cum venissent tibi dolores

CONGERIES.

Job. 21-32 Et in congerie mortuorum vigilabit
Eccli. 39-22 In verbo ejus stetit aqua sicut congeries
2 Mac. 9- 4 Et congeriem sepulcri Judæorum eam facturum

CONGERO.

Num. 5-18 In quibus cum execratione maledicta congessit
-23 Aquis... in quas maledicta congessit
22- 6 Et maledictus in quem maledicta congesseris
Josue. 8-29 Congesto super eum magno acervo lapidum
Judic. 5-30 Ad ornanda colla congeritur
Ruth. 2-14 Congessit polentam sibi
Ezech. 24- 4 Congere frusta ejus in eam
-10 Congere ossa quæ igne succendam
2 Mac. 9-14 Ac sepulcrum congestorum faceret
Rom. 12-20 Carbones ignis congeres super caput ejus.

CONGLOBATUS.

Josue. 7- 9 Et pariter conglobati circumdabunt nos
Judic. 9-47 Audiens viros turris Sichimorum pariter conglobatos
2 Reg. 2-25 Conglobati in unum cuneum

CONGLORIFICOR.

Rom. 8-17 Si tamen compatimur ut et conglorificemur

CONGLUTINO.

Gen. 34- 3 Et conglutinata est anima ejus cum ea
Deut. 10-15 Et tamen patribus tuis conglutinatus est Dominus
1 Reg. 18- 1 Anima Jonathæ conglutinata est animæ David
Psal. 43-25 Conglutinatus est in terra venter noster
Eccli. 22- 7 Qui docet fatuum quasi qui conglutinat test.

CONGRATULOR.

Ruth. 4-17 Vicinæ autem mulieres congratulantes ei
2 Reg. 8-10 Ut salutaret eum congratulans
1 Par. 18-10 Ut postularet ab eo pacem, et congratularetur ei
Tobiæ. 11-20 Congratulantes ei de omnibus bonis
Luc. 1-58 Cum illa, et congratulabantur ei
15- 6 Congratulamini mihi, quia inveni ovem
- 9 Congratulamini mihi, quia inveni drachm.
Philip. 2-17 Gaudeo, et congratulor omnibus vobis
-18 Vos gaudete, et congratulamini mihi

CONGREDIOR.

Dan. 11-10 Congredietur cum robore ejus
1 Mac. 4-14 Et congressi sunt, et contritæ sunt gentes
2 Mac. 12-34 Quibus congressis contigit paucos ruere
15-19 Pro his, qui congressuri erant
-26 Invocato Deo per orationes congressi sunt

CONGREGANS.

Vulgata vetus et cod. hebr. habent Aghur, et est Aghur nomen proprium, quod congregantem *significat ; quod ut indicarent emendata Biblia romana, voces* congregantis *et* vomentis *litteris majusculis initialibus scripserunt. Atque caput, ad quod pertinet hic textus, proprie auctorem habet Aghur, cujus tamen dicta Salomon suis adjunxit parabolis, ut illis consentientia et iisdem plane digna, suis dictis admiscens et iis subscribens. Quidam ergo putant Aghur fuisse virum doctum inter Hebræos tempore Salomonis, integræ vitæ et magnæ sapientiæ. Alii vero putant Aghur hunc fuisse Salomonem ipsum qui congregavit verba sapientiæ, et evomuit ea, id est, deprompsit ea.*

Prov. 30- 1 Verba Congregantis filii Vomentis

CONGREGATIO.

Gen. 1-10 Congregationesque aquarum appellavit Maria
Exod. 16- 2 Murmuravit omnis congregatio
- 9 Dic universæ congregationi filiorum Israël
Levit. 11-36 Omnis congregatio aquarum munda erit
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis
16-16 Tu et omnis congregatio tua, state
-21 Separamini de medio congregationis
-40 Ne patiatur sicut passus est Core, et omnis congregatio ejus
Job. 15-34 Congregatio enim hypocritæ sterilis
Psal. 61- 9 Sperate in eo, omnis congregatio populi
67-31 Congregatio taurorum in vaccis populorum
73- 2 Memor esto congregationis tuæ
105-17 Et operuit super congregationem Abiron
110- 1 Confitebor tibi... in consilio justorum, et congregatione
Eccli. 4- 7 Congregationi pauperum affabilem te facito
31- 3 Laboravit dives in congregatione substantiæ
43-18 Tempestas Aquilonis et congregatio spiritus
-22 Super omnem congregationem aquarum requiescet
45-22 Congregatio Core in iracundia
46-17 In lege Domini congregationem judicavit.
Eccli. 50-22 Manus suas extulit in omn. congregationem
Isai. 24-22 Congregabuntur in congregatione unius fascis
Jerem. 6-18 Et cognosce, congregatio, quanta ego faciam
50- 9 Adducam in Babylonem congregationem gentium
Ezech. 22-20 Congregatione argenti et æris et stanni...
Mich. 2-12 Congregatione congregabo Jacob totum te
1 Mac. 3-13 Congregavit Judas congregationem fidelium
7-12 Convenerunt... congregatio scribarum
2 Mac. 2- 7 Donec congreget Deus congregationem populi
2 Thes. 2- 1 Per adventum... et nostræ congregationis

CONGREGO.

Gen. 1- 9 Congregentur aquæ quæ sub cœlo sunt
25- 8 Congregatusque est ad populum suum.
29- 3 Ut cunctis ovibus congregatis devolverent lapidem
- 8 Donec omnia pecora congregentur
31-46 Qui congregantes fecerunt tumulum
34-30 Illi congregati percutient me
37-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus
41-35 Qui jam nunc futuri sunt congreget in horrea
-47 Segetes congregatæ sunt in horrea Ægypti
47-14 Omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti
49- 1 Congregamini, ut annuntiem quæ ventura
- 2 Congregamini, et audite filii Jacob
-29 Ego congregor ad populum meum
Exod. 3-16 Vade, et congrega seniores Israël
4-29 Et congregaverunt cunctos seniores
8-14 Congregaveruntque eas (*ranas*) in immensos aggeres
9-19 Congrega jumenta tua, et omnia quæ habes
Nec congregata de agris... morientur
15- 8 Et in spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ
Congregatæ sunt abyssi in medio mari
16-18 Quod edere poterant congregaverunt
23-10 Et congregabis fruges ejus
-16 Quando congregaveris omnes fruges tuas
32- 1 Populus... congregatus adversus Aaron
-26 Congregatique sunt ad eum omnes filii Levi
35- 1 Congregata omni turba filiorum Israël
Levit. 8- 3 Et congregabis omnem cœtum
- 4 Congregataque omni turba ante fores tabernaculi
19-10 Grana decidentia congregabis
-25 Congregantes poma quæ proferunt
23-39 Quando congregaveritis omnes fructus
Num. 1-18 Congregaverunt primo die mensis secundi
10- 3 Congregabitur ad te omnis turba
- 7 Quando autem congregandus est populus
11-16 Congrega mihi septuaginta viros
-22 Pisces maris in unum congregabuntur
-24 Congregans septuaginta viros de senibus Israël
-32 Congregavit coturnicum... decem coros
20- 8 Congrega populum tu et Aaron
-10 Congregata multitudine ante petram
21-16 Congrega populum et dabo ei aquam
-23 Quin potius exercitu congregato egressus est
Deut. 4-10 Congrega ad me populum ut audiant serm.
9-10 Quando concio populi congregata est
10- 4 Quando populus congregatus est
13-16 Congregabis in medio platearum ejus
18-16 Quando concio congregata est
28-38 Modicum congregabis quia locustæ devor.
30- 3 Rursum congregabit te de cunctis populis
31-12 In unum omni populo congregato
-28 Congregate ad me omnes majores natu
32-23 Congregabo super eos mala
33- 5 Congregatis principibus populi
Josue. 2-18 Cognationem tuam congregaveris
7-26 Congregaveruntque super eum acervum magnum
9- 2 Congregati sunt pariter, ut pugnarent
10- 5 Congregati igitur ascenderunt quinque reges
18- 1 Congregatique sunt omnes filii Israël
24- 1 Congregavitque Josuë omnes tribus Israël
Judic. 2-10 Omnisque illa generatio congregata est ad patres suos
4-13 Congregavit nongentos falcatos currus
6-33 Orientales populi congregati sunt simul
9- 6 Congregati sunt autem omnes viri Sichem
-29 Congrega exercitus multitudinem et veni
10-17 Contra quos congregati filii Israël
11- 3 Congregatique sunt ad eum viri inopes
-20 Infinita multitudine congregata
20- 1 Et pariter congregati, quasi vir unus
1 Reg. 5- 8 Et mittentes congregaverunt omnes satrapas
-11 Miserunt itaque et congregaverunt omnes satrapas

1 *Reg.* 7- 5 Congregate universum Israël in Masphath
- 7 Audierunt Philisthiim quod congregati essent filii Israel
8- 4 Congregati ergo universi majores
13- 5 Et Philisthiim congregati sunt ad præliandum
-11 Philisthiim congregati fuerant in Machmas
14-48 Congregatoque exercitu percussit Amalec
17- 1 Congregantes autem Philisthiim agmina sua
- 2 Porro Saül et filii Israël congregati
25- 1 Congregatus est universus Israël
28- 1 Congregaverunt Philisthiim agmina sua
- 4 Congregatique sunt Philisthiim et venerunt
Congregavit autem et Saül universum Israël
29- 1 Congregata sunt ergo Philisthiim universa agmina
2 *Reg.* 2-25 Congregatique sunt filii Benjamin ad Abner
-30 Congregavit omnem populum
3-21 Surgam, ut congregem ad te dominum meum
6- 1 Congregavit autem rursum David omnes electos ex Israël
10-15 Coram Israël congregati sunt pariter
12-28 Nunc igitur congrega reliquam partem populi
-29 Congregavit itaque David omnem populum
17-11 Congregetur ad te universus Israël
20-14 Omnesque viri electi congregati fuerant ad eum
23- 9 Et congregati sunt illuc in prælium
-11 Et congregati sunt Philisthiim in statione
3 *Reg.* 8- 1 Tunc congregati sunt omnes majores natu
10-26 Congregavitque Salomon currus et equites
11-24 Congregavit contra eum viros
12- 1 Illuc enim congregatus erat omnis Israël
-20 Et vocaverunt eum congregato cœtu,
-21 Congregavit universam domum Juda
18-19 Et congrega ad me universum Israël
-20 Et congregavit prophetas in monte Carmeli
20- 1 Rex Syriæ congregavit omnem exercitum
22- 6 Congregavit ergo rex Israel prophetas
4 *Reg.* 3-10 Congregavit nos Dominus tres reges
-13 Quare congregavit Dominus tres reges
6-24 Congregavit Benadad rex Syriæ.. exercitum
10-18 Congregavit ergo Jehu omnem populum
23- 1 Et congregati sunt ad eum omnes senes
- 8 Congregavitque omnes sacerdotes
1 *Par.* 11- 1 Congregatus est igitur omnis Israël
-13 Quando Philisthiim congregati sunt
13- 2 Mittamus... ut congregentur ad nos
- 5 Congregavit ergo David cunctum Israël
15- 3 Congregavitque universum Israël
16-35 Salva nos Deus salvator noster et congrega nos
19- 7 Filiique Ammon congregati de urbibus suis
-17 David congregavit universum Israël
20- 1 Congregavit Joab exercitum et robur
22- 2 Præcepit ut congregarentur omnes proselyti
23- 2 Congregavit omnes principes Israel
2 *Par.* 1-14 Congregavitque sibi currus, et equites
5- 2 Post quæ congregavit majores natu Israël
- 6 Omnes qui fuerunt congregati ante arcam
12- 5 Principes Juda qui congregati fuerant in Jerusalem
13- 7 Congregatique sunt ad eum viri vanissimi
15- 9 Congregavitque universum Judam
18- 5 Congregavit igitur rex Israël
20- 1 Post hæc congregati sunt filii Moab
- 4 Congregatusque est Judas
-26 Congregati sunt in valle Benedictionis
23- 2 Congregaverunt Levitas de cunctis urbibus
24- 5 Congregavitque sacerdotes, et Levitas
-11 Congregata est infinita pecunia
-21 Qui congregati adversus eum
25- 5 Congregavit igitur Amasias Judam
29- 4 Congregavit eos in plateam orientalem
-15 Congregaveruntque fratres suos
30- 3 Et populus nondum congregatus fuerat
-13 Congregatiq. sunt in Jerusalem populi multi
32- 4 Congregavit plurimam multitudinem
-27 Et thesauros sibi plurimos congregavit
34- 9 Et quam congregaverant Levitæ
1 *Esdr.* 3- 1 Congregatus est ergo populus
7-28 Congregavi de Israël principes
8-15 Congregavi autem eos ad fluvium
10- 7 Ut congregarentur in Jerusalem
2 *Esdr.* 1- 9 Inde congregabo vos et reducam
4- 8 Et congregati sunt omnes pariter
5- 7 Et congregavi adversum eos concionem magnam
-16 Pueri mei congregati ad opus erant
7- 5 Et congregavi optimates et magistratus
8- 1 Congregatusque est omnis populus
-13 Congregati sunt principes familiarum
12-28 Congregati sunt autem filii cantorum
13-11 Congregavi eos, et feci stare in stationibus

Tobiæ. 13-17 Et congregabuntur ad Dominum
Judith. 4- 4 Et congregaverunt frumenta in præparationem pugnæ
7-12 Tunc ad Oziam congregati omnes viri
-15 Et nunc congregate universos
Esth. 2-19 Cumque secundo quærerentur virgines et congregarentur
4-16 Vade, et congrega omnes Judæos
8-11 In unum præciperent congregari
9- 2 Congregatique sunt per singulas civitates
-15 Congregatis Judæis quartadecima die
10-13 In unum cœtum populi congregati
Job. 26-12 Repente maria congregata sunt
39-12 Et aream tuam congreget
Psal. 15- 4 Non congregabo conventicula eorum
32- 7 Congregans sicut in utre aquas maris
34-15 Congregata sunt super me flagella
38- 7 Et ignorat cui congregabit ea
40- 7 Cor ejus congregavit iniquitatem sibi
46-10 Principes populorum congregati sunt
47- 5 Ecce reges terræ congregati sunt
49- 5 Congregate illi sanctos ejus
103-22 Ortus est sol et congregati sunt
105-47 Congrega nos de nationibus
106- 2 Et de regionibus congregavit eos
146- 2 Dispersiones Israëlis congregabit
Prov. 6- 8 Et congregat in messe quod comedat
-33 Turpitudinem et ignominiam congregat sibi
10- 5 Qui congregat in messe, filius sapiens est
13-23 Aliis congregantur absque judicio
21- 6 Qui congregat thesauros lingua mendacii
25-22 Prunas enim congregabis super caput ejus
28- 8 Liberali in pauperes congregat eas
31-29 Multæ filiæ congregaverunt divitias
Eccle. 2-26 Ut addat, et congreget, et tradat
Eccli. 14- 4 Qui acervat... injuste, aliis congregat
16-11 Qui congregati sunt in duritia cordis sui
25- 5 Quæ in juventute tua non congregasti
30-24 Congrega cor tuum in sanctitate ejus
36-13 Congrega omnes tribus Jacob
51-31 Congregate vos in domum disciplinæ
Isai. 8- 9 Congregamini populi, et vincimini
10-14 Sic universam terram ego congregavi
11-12 Congregabit profugos Israël
13- 4 Vox sonitus regum gentium congregatarum
-14 Non erit qui congreget
17- 5 Erit sicut congregans in messe
22- 9 Congregastis aquas piscinæ inferioris
24-22 Congregabuntur in congregatione unius
27-12 Vos congregabimini unus et unus filii Israël
33- 4 Congregabuntur spolia vestra
-12 Spinæ congregatæ igni comburentur
34-15 Illuc congregati sunt milvi
-16 Et spiritus ejus ipse congregavit ea
40-11 In brachio suo congregabit agnos
43- 5 Ab Occidente congregabo te
- 9 Omnes gentes congregatæ sunt simul
45-20 Congregamini, et venite, et accedite
48-14 Congregamini omnes vos et audite
49- 5 Et Israël non congregabitur
-18 Omnes isti congregati sunt
52-12 Et congregabit vos Deus Israël
54- 7 In miserationibus magnis congregabo te
56- 8 Ait Do. Deus, qui congregat dispersos Israël
Congregabo ad eum congregatos ejus
57-13 Liberent te congregati tui
60- 4 Omnes isti congregati sunt, venerunt tibi
- 7 Omne pecus Cedar congregabitur tibi
62- 9 Qui congregant illud, comedent
66-18 Venio ut congregem cum omnibus gentibus
Jerem. 3-17 Congregabuntur ad eam omnes gentes
4- 5 Congregamini, et ingrediamur
8-13 Congregans congregabo eos, ait Dominus
10-17 Congrega de terra confusionem tuam
12- 3 Congrega eos quasi gregem ad victimam
- 9 Venite, congregamini omnes bestiæ terræ
21- 4 Congregabo ea in medio civitatis hujus
23- 3 Ego congregabo reliquias gregis mei
26- 9 Congregatus est omnis populus
29-14 Congregabo vos de universis gentibus
31- 8 Congregabo eos ab extremis terræ
-10 Qui dispersit Israël congregabit eum
32-37 Congregabo eos de universis terris
40-15 Dissipentur omnes Judæi qui congregati sunt ad te
49- 5 Nec erit qui congreget fugientes
-14 Congregamini, et venite
Ezech. 5-16 Famem congregabo super vos
11-17 Congregabo vos de populis
16-37 Ecce ego congregabo omnes amatores tuos
Et congregabo eos super te undique
20-34 Congregabo vos de terris in quibus dispersi
-41 Congregavero vos de terris in quas dispersi
22-19 Congregabo vos in medio Jerusalem,
-20 Sic congregabo in furore meo

Ezech. 22-21 Congregabo vos, et succendam vos in igne
23-22 Congregabo eos adversum te
28-25 Quando congregavero domum Israël
29- 5 Non colligeris neque congregaberis
-13 Congregabo Ægyptum de populis
34-13 Et congregabo eas de terris
36-24 Et congregabo vos de universis terris
37-21 Et congregabo eos undique
38- 8 Et congregata est de populis multis
-12 Super populum qui est congregatus
-13 Ad diripiendam prædam congregasti multitudinem
39-27 Et congregavero eos de terris inimicorum suorum
-28 Et congregaverim eos super terram suam
Dan. 3- 2 Rex misit ad congregandos satrapas
- 3 Tunc congregati sunt satrapæ
-94 Et congregati satrapæ, et magistratus
11-10 Congregabunt multitudinem
14-27 Congregati adversum regem dixerunt
Osee. 1-11 Et congregabuntur filii Juda
4- 3 Sed et pisces maris congregabuntur
8-10 Nunc congregabo eos, et quiescent
9- 6 Ægyptus congregabit eos
10-10 Congregabuntur super eos populi
Joel. 1-14 Congregate senes, omnes habitatores terræ
2-16 Congregate populum, sanctificate ecclesiam
Congregate parvulos, et sugentes ubera
3- 2 Congregabo omnes gentes
-11 Venite omnes gentes de circuitu et congregamini
Amos. 3- 9 Congregamini super montes Samariæ
Mich. 1- 7 De mercedibus meretricis congregata sunt
2-12 Congregatione congregabo Jacob
4- 6 Die illa, dicit Do. congregabo claudicantem
-11 Congregatæ sunt super te gentes multæ
-12 Congregavit eos quasi fœnum areæ
Nahum. 3-15 Congregare ut bruchus
-18 Et non est qui congreget
Habac. 1- 9 Et congregabit quasi arenam captivitatem
-15 Et congregavit in rete suum
2- 5 Congregabit ad se omnes gentes
- 9 Væ qui congregat avaritiam malam
Soph. 1- 2 Congregans congregabo omnia
- 3 Congregans hominem et pecus
Congregans volatilia cœli
2- 1 Convenite, congregamini gens non amabilis
3- 8 Quia judicium meum ut congregem gentes
-18 Qui a lege recesserant congregabo
-19 Et eam, quæ ejecta fuerat, congregabo
-20 In tempore quo congregabo vos
Aggæi. 1- 6 Qui mercedes congregavit misit eas
Zach. 10- 8 Sibilabo eis et congregabo illos
-10 De Assyriis congregabo eos
14- 2 Et congregabo omnes gentes
-14 Et congregabuntur divitiæ omnium gentium
1 *Mac.* 1- 4 Et congregavit virtutem et exercitum
-36 Et congregaverunt spolia Jerusalem
-55 Et congregati sunt multi de populo
2-42 Tunc congregata est ad eos Synagoga
3- 9 Et congregavit pereuntes
-10 Et congregavit Apollonius gentes
-13 Audivit Seron... quod congregavit Judas congregationem fidelium
-27 Et congregavit exercitum universi regni sui
-31 Et congregare argentum multum
-44 Et congregatus est conventus
-46 Et congregati sunt, et venerunt
4-28 Sequenti anno congregavit Lysias
-37 Et congregatus est omnis exercitus
5- 9 Congregatæ sunt gentes quæ sunt in Galaad
-10 Congregatæ sunt adversum nos
-37 Congregavit Timotheus exercitum alium,
-45 Et congregavit Judas universos Israëlitas,
-53 Et erat Judas congregans extremos,
9- 7 Quia non habebat tempus congregandi eos
-28 Et congregati sunt omnes amici Judæ
-63 Et congregavit universam multitudinem
10- 2 Et congregavit exercitum copiosum valde
- 8 Dedit ei rex potestatem congregandi exercit.
-21 Et congregavit exercitum, et fecit arma
-48 Et congregavit rex Alexander exercitum
-69 Et congregavit exercitum magnum
11- 1 Et rex Ægypti congregavit exercitum
20 In diebus illis congregavit Jonathas eos
-55 Et congregati sunt ad eum omnes exercitus
-60 Et congregatus est ad eum omnis exercitus
13- 1 Et audivit Simon quod congregavit Tryphon exercitum
- 2 Ascendit Jerusalem, et congregavit populum
- 6 Quia congregatæ sunt universæ
-10 Et congregans omnes viros bellatores
14- 1 Congregavit rex Demetrius exercitum suum
- 7 Congregavit captivitatem multam

1 Mac. 14-30 Congregavit Jonathas gentem suam
15-12 Sciebat enim quod congregata sunt mala
2 Mac. 1-27 Congrega dispersionem nostram
2- 7 Donec congreget Deus congregationem populi
-13 Congregavit de regionibus libros
-14 Congregavit omnia, et sunt apud nos
-18 Congregabit de sub cœlo in locum sanctum
4-39 Congregata est multitudo adversum Lysim.
8- 5 At Machabæus, congregata multitudine
-27 Arma autem ipsorum et spolia congregantes
10-21 Quod factum est, principibus populi congregatis
-24 Et congregato equitatu Asiano
11- 2 Congregatis octoginta millibus
14-30 Paucis suorum congregatis, occultavit se
Matth. 2- 4 Congregans omnes principes sacerdotum
3-12 Et congregabit triticum suum in horreum
6-26 Neque metunt, neque congregant in horrea
12-30 Qui non congregat mecum, spargit
13- 2 Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ
-30 Triticum autem congregate in horreum
-47 Ex omni genere piscium congreganti
18-20 Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo
22-10 Congregaverunt omnes quos invenerunt
-41 Congregatis autem Pharisæis
23-37 Quoties volui congregare filios tuos
Quemadmodum gallina congregat pullos suos
24-28 Illic congregabuntur et aquilæ
-31 Et congregabunt electos ejus
25-24 Et congregas ubi non sparsisti
-26 Et congrego ubi non sparsi
-32 Et congregabuntur ante eum omnes gentes
26- 3 Tunc congregati sunt principes sacerdotum
27-17 Congregatis ergo illis, dixit Pilatus
-27 Congregaverunt ad eum univers. cohortem
28-12 Congregati cum senioribus, consilio accepto
Marc. 1-33 Et erat omnis civitas congregata ad januam
4- 1 Congregata est ad eum turba multa
13-27 Congregabit electos suos
Luc. 3-17 Et congregabit triticum in horreum suum
12-17 Non habeo quo congregem fructus meos
-18 Et illuc congregabo omnia quæ nata sunt mihi
13-34 Quoties volui congregare filios tuos
15-13 Congregatis omnibus, adolescentior filius
17-37 Illuc congregabuntur et aquilæ
24-33 Et invenerunt congregatos undecim
Joan. 4-36 Et congregat fructum in vitam æternam
11-52 Sed ut filios Dei... congregaret in unum
20-19 Ubi erant Discipuli congregati propter metum Judæorum
Act. 1-21 Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt congregati
4- 5 Ut congregarentur principes eorum
-31 Motus est locus in quo erant congregati
12-12 Ubi erant multi congregati, et orantes
14-26 Cum autem venissent, et congregassent Ecclesiam
15-30 Congregata multitudine tradiderunt epistolam
20- 8 Erant a. lampades... ubi eramus congregati
28- 3 Cum congregasset autem Paulus...
1 Cor. 5- 4 Congregatis vobis et meo spiritu
Apoc. 16-14 Procedunt ad reges totius terræ congregare illos in prælium
-16 Et congregabit illos in locum qui vocatur Hebraice Armagedon
19-17 Congregamini ad cœnam magnam Dei
-19 Et vidi... exercitus eorum congregatos
20- 7 Et congregabit eos in prælium

CONGRESSIO.

Judith. 7- 9 Ut ergo sine congressione pugnæ possis superare eos
2 Mac. 5- 3 Et congressiones fieri cominus

CONGRESSUS.

1 Mac. 9-68 Et congressus ejus erat inanis

CONGRUO.

2 Par. 30-21 Per organa quæ suo officio congruebant
2 Mac. 2-31 Disquirere, historiæ congruit auctori
11-36 Ut decernamus, sicut congruit vobis

CONGRUUS.

Gen. 40- 5 Juxta interpretationem congruam sibi
Exod. 15-23 Unde et congruum loco nomen imposuit
2 Mac. 14-22 Et congruum colloquium fecerunt

CONGYRO.

Judith. 13-16 Congyraverunt circa eam universi

CONJECTOR.

Gen. 40-22 Ut conjectoris veritas probaretur
41- 8 Misit ad omnes conjectores Ægypti
-24 Narravi conjectoribus somnium
Prov. 23- 7 In similitudinem arioli et conjectoris, æstimat

CONJECTURA.

Ezech. 21-19 Et manu capiet conjecturam
Dan. 2- 5 Nisi indicaveritis... et conjecturam ejus, peribitis
- 6 Si a. somn. et conjecturam ejus narraveritis

CONJICIO.

Gen. 41-15 Quæ audivi te sapientissime conjicere
Ezech. 21-19 In capite viæ civitatis conjiciet

CONJUCUNDOR.

Eccli. 37- 4 Sodalis amico conjucundatur

CONJUGALE.

Ruth. 1-12 Confecta sum nec apta vinculo conjugali

CONJUGIUM.

Gen. 26- 7 Confiteri quod sibi esset sociata conjugio
30- 4 Deditque illi Balam in conjugium
Deut. 7- 3 Neque sociabis cum eis conjugia
Ruth. 4-10 (*Testes vos quod*) Mahalon in conjugium sumpserim
3 Reg. 4-15 Habebat... filiam Salomonis in conjugio
Tobiæ. 6-17 Hi namque qui conjugium ita suscipiunt
7-16 Fecerunt conscriptionem conjugii
8- 4 In nostro erimus conjugio

CONJUNCTIO.

Esth. 2-18 Pro conjunctione et nuptiis Esther
Colos. 2-19 Per nexus et conjunctiones subministratum

CONJUNGO.

Exod. 26-10 Ut conjungi cum altero queat
-24 Eruntq. conjunctæ a deorsum usque sursum
36-10 Conjunxitq. cortinas quinque, alteram alteri
Levit. 18-14 Nec accedes ad uxorem ejus quæ tibi affinitate conjungitur
Josue. 17-10 Et conjungantur sibi in tribu Aser
3 Reg. 3- 1 Affinitate conjunctus est Pharaoni regi
7-34 Ex ipsa basi fusiles et conjuncti erant
2 Par. 18- 1 Affinitate conjunctus est Achab
2 Esdr. 4- 6 Et conjunximus totum usque ad partem dimidiam
Tobiæ. 7-14 Ut ista conjungeretur cognationi suæ
-15 Vobiscum sit, et ipse conjungat vos
8- 5 Non possumus ita conjungi
Job. 38-31 Numquid conjungere valebis micantes stellas
41- 7 Una uni conjungitur
Psal. 67-26 Prævenerunt principes conjuncti psallentibus
Eccli. 2- 3 Conjungere Deo, et sustine
6-35 Sapientiæ illorum ex corde conjungere
13-20 Omnis caro ad similem sibi conjungetur
27-18 Dilige proximum, et conjungere fide
Isai. 5- 8 Væ qui conjungitis domum ad domum
Zach. 14- 5 Quoniam conjungetur vallis montium
1 Mac. 3- 2 Universi qui se conjunxerant patri ejus
Matth. 19- 6 Quod ergo Deus conjunxit homo non separet
Marc. 10- 9 Quod ergo Deus conjunxit homo non separet
Act. 5-13 Nemo audebat se conjungere illis
10-28 Abominatum... conjungi aut accedere ad alienam
18- 7 Cujus domus erat conjuncta synagogæ
Galat. 4-25 Conjunctus est ei quæ nunc est Jerusalem

CONJURATIO.

2 Reg. 15-12 Facta est conjuratio valida
-31 Quod et Achitophel esset in conjuratione
4 Reg. 11-14 Clamavitque : Conjuratio, conjuratio
14-19 Factaq. est contra eum conjuratio in Jerus.
15-15 Conjuratio ejus, per quam tetendit insidias
Isai. 8-12 Non dicatis, Conjuratio
Quæ loquitur populus iste, conjuratio est
Jerem. 11- 9 Inventa est conjuratio in viris Juda
Ezech. 22-25 Conjuratio prophetarum in medio ejus
Act. 23-13 Viri, qui hanc conjurationem fecerant

CONJURO.

1 Reg. 22- 8 Quoniam conjurastis omnes adversum me
-13 Quare conjurastis adversum me
4 Reg. 9-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat
10- 9 Si ego conjuravi contra dominum meum
12-20 Surrexerunt... et conjuraverunt inter se
15-10 Conjuravit autem contra eum Sellum
-25 Conjuravit autem adversus eum Phacee
-30 Conjuravit autem, et tetendit insidias Osee
4 Reg. 21-24 Percussit... omnes qui conjuraverant
2 Par. 33-24 Cumq. conjurassent adversus eum servi sui

CONJUX.

Gen. 12-19 Ecce conjux tua, accipe eam
28- 1 Noli accipere conjugem de genere Chanaan
31-17 Impositis liberis ac conjugibus... abiit
34- 4 Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem
39-19 Et nimium credulus verbis conjugis
45-19 Subvectionem parvulorum... ac conjugum
49-31 Sepultus est Isaac cum Rebecca conjuge
Levit. 20-10 Si... adulterium perpetraverit cum conjuge proximi
Deut. 25- 7 Non vult... me in conjugem sumere
Judic. 1-13 Dedit ei Axam filiam suam conjugem
2 Par. 29- 9 Et conjuges captivæ ductæ sunt
Tobiæ. 6-12 Et oportet eam te accipere conjugem
7-12 Timenti Deum debetur conjux filia tua
8- 9 Accipio sororem meam conjugem
11- 3 Sequantur... simul cum conjuge tua
Esth. 1-18 Omnes principum conjuges Persarum
8-11 Ut starent... cum conjugibus ac liberis
13- 6 Cum conjugibus ac liberis deleantur
Matth. 1-20 Noli timere accipere Mariam conjugem
-24 Et accepit conjugem suam

CONNECTO.

Exod. 26-17 Tabula alteri tabulæ connectatur
Ephes. 4-16 Ex quo totum corpus... et connexum per omnem juncturam

CONNUBIUM.

Gen. 34- 9 Jungamus vicissim connubia
Josue. 23-12 Si volueritis... cum eis miscere connubia
Hebr. 13- 4 Honorabile connubium in omnibus

CONNUMERATUS.

Act. 1-17 Qui connumeratus erat in nobis

CONOPEUM.

Judith. 10-19 Videns... Holofernem sedentem in conopeo
13-10 Et abstulit conopeum ejus a columnis
-19 Ecce caput... et ecce conopeum illius
16-23 Conopeum, quod ipsa sustulerat... obtulit

CONOR.

Gen. 48-17 Manum patris levare conatus est
Esth. 10- 8 Hi sunt qui conati sunt delere nomen Judæorum
12- 2 Didicit quod conarentur in regem
16- 5 Mendaciorum cuniculis conentur subvert.
Eccli. 4-32 Nec coneris contra ictum fluvii
29-26 Et qui conatur multa agere, incidet
Jerem. 48-30 Nec juxta quod poterat conata sit facere
Luc. 1- 1 Multi conati sunt ordinare narrationem
Act. 24- 6 Qui etiam templum violare conatus est
27-15 Cumque... et non posset conari in ventum

CONQUASSO.

2 Reg. 22- 8 Fundamenta montium concussa sunt, et conquassata
Psal. 109- 6 Conquassabit capita in terra multorum
Luc. 20-18 Qui ceciderit super illum lapidem, conquassabitur

CONQUERENTES.

2 Mac. 4-36 Conquerentes de iniqua nece Oniæ

CONQUIESCO.

4 Reg. 11-20 Lætatusque est omnis populus terræ, et civitas conquievit
Job. 39-32 Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit ?
Prov. 26-20 Susurrone subtracto jurgia conquiescent
Sap. 8-16 Intrans in domum meam, conquiescam cum illa
Isai. 14- 7 Conquievit et siluit omnis terra
Jerem. 30-23 Procella... in capite impiorum conquiescet

CONQUIRO.

Eccli. 38-39 Et conquirentes in lege Altissimi
2 Mac. 6-25 Per...execrationem m. senectuti conquiram
Marc. 1-27 Ita ut conquirerent inter se dicentes
8-11 Et cœperunt conquirere cum eo
9- 9 Verbum... conquirentes quid esset
-13 Vidit... Scribas conquirentes cum illis
-15 Quid inter vos conquiritis ?
12-28 Unus... qui audierat illos conquirentes

CONQUISITIO.

Act. 15- 7 Cum autem magna conquisitio fieret

CONQUISITOR.

1 Cor. 1-20 Ubi conquisitor hujus sæculi ?

CONREGNO.

2 Tim. 2-12 Si sustinebimus et conregnabimus

CONRESUSCITO.

Ephes. 2- 6 Conresuscitavit, et consedere fecit in cœlestibus

CONSANGUINEUS.

Levit. 21- 2 Nisi tantum in consanguineis, ac propinquis
25-49 Et patruus, et patruelis, et consanguineus
Ruth. 2- 1 Erat autem viro Elimelech consanguineus

CONSCENDO.

Gen. 41-18 (*Putabam*) septem boves de amne conscendere
Deut. 32-50 Quem conscendens jungeris populis tuis
Josue. 2-16 Dixitque ad eos : Ad montana conscendite
8-20 Videntes fumum urbis ad cœlum usque conscendere
15-15 Atque inde conscendens venit ad... Dabir
17-16 Non poterimus ad montana conscendere
18-12 Contra Occidentem ad montana conscendens
Judic. 6- 8 Ego vos feci conscendere de Ægypto
8- 8 Et inde conscendens, venit in Phanuël
11-16 Quando de Ægypto conscenderunt
20-40 Quasi columnam fumi de civitate conscendere
1 Reg. 9-13 Ergo conscendite, quia hodie reperietis eum
Isai. 14-13 In cœlum conscendam, super astra Dei...
Jerem. 48-44 Qui conscenderit de fovea, capietur laqueo
Joel. 2- 9 In muro current : domos conscendent

CONSCIENTIA.

Gen. 43-22 Non est in nostra conscientia quis posuerit
Prov. 12-18 Quasi gladio pungitur conscientiæ
Eccle. 7-23 Scit enim conscientia tua
Sap. 17-10 Præsumit sæva, perturbata conscientia
Eccli. 13-30 Cui non est peccatum in conscientia
Act. 23- 1 Ego omni conscientia bona conversatus sum
24-16 Ipse studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum
Rom. 2-15 Testimonium reddente illis conscientia ipsorum
9- 1 Testimonium mihi perhibente conscientia
13- 5 Subditi estote... sed etiam propter conscientiam
1 Cor. 8- 7 Cum conscientia usque nunc idoli... manducant
-10 Nonne conscientia ejus cum sit infirma
-12 Percutientes conscientiam eorum infirmam
10-25 Nihil interrogantes propter conscientiam
-27 Nihil interrogantes propter conscientiam
-28 Propter illum... et propter conscientiam
-29 Conscientiam autem dico non tuam
Libertas mea judicatur ab alia conscientia
2 Cor. 1-12 Gloria.. est testimonium conscientiæ nostræ
4- 2 Commendantes nosmetipsos ad omnem conscientiam hominum
5-11 Spero... in conscientiis vestris manifestos nos esse
1 Tim. 1- 5 De corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta
-19 Habens fidem, et bonam conscientiam
3- 9 Habentes mysterium fidei in conscientia pura
4- 2 Cauteriatam habentium suam conscientiam
2 Tim. 1- 3 Servio a progenitoribus in conscientia pura
Tit. 1-15 Inquinatæ sunt et eorum mens et conscientia
Hebr. 9- 9 Quæ non possunt juxta conscientiam perfectum facere servientem
-14 Emundabit conscientiam nostram
10- 2 Quod nullam haberent ultra conscientiam peccati
-22 Aspersi corda a conscientia mala
13-18 Quia bonam conscientiam habemus
1 Petr. 2-19 Si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias
3-16 Conscientiam habentes bonam
-21 Sed conscientiæ bonæ interrogatio in Deum

CONSCINDO.

2 Reg. 1- 2 Veste conscissa, et pulvere conspersus
1 Mac. 5-14 Venerunt de Galilæa conscissis tunicis
Act. 14-13 Conscissis tunicis suis exilierunt

CONSCIUS.

Levit. 5- 1 Quod aut ipse vidit, aut conscius est
3 Reg. 2-44 Malum, cujus tibi conscium est cor tuum
Job. 16-20 Et conscius meus in excelsis
Act. 5- 2 Fraudavit... conscia uxore sua
1 Cor. 4- 4 Nihil enim mihi conscius sum

CONSCRIBO.

Deut. 30-10 Præcepta... quæ in hac lege conscripta sunt
Psal. 149- 9 Ut faciant in eis judicium conscriptum
Eccle. 12-10 Et conscripsit sermones rectissimos
1 Mac. 8-20 Miserunt... et conscribere nos socios
13-40 Si qui ex vobis apti sunt conscribi inter nostros, conscribantur
Hebr. 12-23 Qui conscripti sunt in cœlis

CONSCRIPTIO.

Tobiæ. 7-16 Fecerunt conscriptionem conjugii
1 Mac. 14-43 Scribantur... omnes conscriptiones in regione

CONSECRATIO.

Exod. 29-22 Eo quod sit aries consecrationis
-31 Arietem autem consecrationis tolles
Levit. 7-37 Pro consecratione et pacificorum victimis
8-22 Obtulit et arietem secund. in consecratione
-28 Eo quod consecrationis esset oblatio
-29 Elevans illud... de ariete consecrationis
-31 Panes quoque consecrationis edite
-33 Complebitur tempus consecrationis vestræ
Septem enim diebus finitur consecratio
27-29 Omnis consecratio quæ offertur ab homine
Num. 6- 6 Omni tempore consecrationis... non ingredietur
- 7 Quia consecratio Dei sui super caput ejus est
- 9 Polluetur caput consecrationis ejus
-13 Ista est lex consecrationis
-18 Radetur Nazaræus... cæsarie consecrationis suæ
-21 Cum voverit oblat... temp. consecrationis s.

CONSECRO.

Exod. 13-12 Quidquid habueris masculini sexus, consecrabis Domino
28-41 Et cunctorum consecrabis manus
29- 1 Ut mihi in sacerdotio consecrentur
- 7 Hoc ritu consecrabitur
-21 Consecratisque ipsis, et vestibus
-27 Sanctificabisq. et pectusculum consecratum
-29 Et consecrentur manus eorum
-34 Si remanserit de carnibus consecratis
-35 Septem diebus consecrabis manus eorum
32-29 Consecrastis manus vestras hodie Domino
40-11 Omnia unctionis oleo consecrabis
Levit. 7-30 Cumq. ambo oblata Domino consecraverit
8- 9 Posuit laminam auream consecratam in sanctificatione
-12 Quod fundens super caput Aaron... consecravit
18-21 Non dabis ut consecretur idolo Moloch
21- 7 Quia consecrati sunt Deo suo
-10 Cujus manus in sacerdotio consecratæ sunt
22- 2 Ut caveant ab his quæ consecrata sunt
- 3 Qui accesserit... ad ea quæ consecrata sunt
23-12 In eodem die quo manipulus consecratur
27-10 Et illud... consecratum erit Domino
-16 Quod si agrum... et consecraverit Domino
-21 Possessio consecrata ad jus pertinet sacerdotum
-28 Omne quod Domino consecratur
Quidquid semel fuerit consecratum
Num. 3- 3 Repletæ et consecratæ manus ut sacerdotio fungerentur
6- 2 Cum... se voluerint Domino consecrare
- 4 Diebus quibus ex voto Domino consecrantur
- 5 Usque ad... diem quo Domino consecratur
-12 Consecrabit Domino dies separationis illius
7-84 Oblata sunt... in die qua consecratum est
8-13 Et consecrabis oblatos Domino
-15 Consecrabis eos in oblationem Domini
18-10 Edent ex eo quia consecratum est tibi
-18 In usum t. cedent, sicut pectusculum consecratum
Josue. 6-19 Quidquid... ac ferri, Domino consecretur
-24 Quæ in ærarium Domini consecrarunt
Judic. 16-17 Quia Nazaræus, id est, consecratus Deo sum
17- 3 Consecravi et vovi hoc argentum Domino
3 Reg. 15-13 Et in luco ejus, quem consecraverat
4 Reg. 12-18 Quæ consecraverant Josaphat et Joram
16- 3 Insuper et filium suum consecravit
17-17 Et consecraverunt filios suos
23-10 Ut nemo consecraret filium s... per ignem
1 Par. 10-10 Arma autem ejus consecraverunt in fano dei
18-11 Omnia vasa... consecravit David rex Domino
22-19 Introducatur arca... et vasa Domino consecrata
26-27 Quæ consecraverant ad instaurationem
2 Par. 2- 4 Ut consecrem eam ad adolendum incensum
17-16 Amasias filius Zechri consecratus Domino
23- 9 Et peltas... quas consecraverat in domo Do.
26-18 Qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium
31-14 Primitiisque et consecrastis in Sancta sanctorum
1 Esdr. 3- 5 In.. solemnitatibus Domini, quæ erant consecratæ
8-25 Et vasa consecrata domus Dei nostri
Eccli. 49- 9 Qui a ventre matris consecratus est propheta
Ezech. 16-21 Et dedisti, illos consecrans, eis
2 Mac. 14-33 Templum hoc Libero patri consecrabo

CONSEDEO.

1 Reg. 13-16 Porro Philisthiim consederant in Machmas
Tobiæ. 11-12 Cum... gratias egissent, consederunt
Eccli. 11- 1 In medio magnator. consedere illum faciet
1 Mac. 2- 1 Et consedit in monte Modin
9-33 Et consederunt ad aquam lacus Asphar
Ephes. 2- 6 Et consedere fecit in cœlestibus
Hebr. 8- 1 Qui consedit in dextera sedis... in cœlis

CONSENESCO.

Gen. 18-12 Consenui, et dominus meus vetulus est
Tobiæ. 8-10 Consenescamus ambo pariter sani
Eccli. 11-16 Qui a. exultant in malis, consenescunt malo

CONSENIOR.

1 Petr. 5- 1 Obsecro, consenior et testis Christi passionum

CONSENSUS.

Psal. 54-15 In domo Dei ambulavimus cum consensu
Sap. 10- 5 Hæc et in consensu nequitiæ cum se nationes contulissent
1 Cor. 7- 5 Nisi forte ex consensu ad tempus
2 Cor. 6-16 Qui a. consensus templo Dei cum idolis ?

CONSENTIO.

Levit. 20- 5 Qui consenserunt ei ut fornicaretur
Tobiæ. 3-18 Non cum libidine mea consensi suscipere
4- 6 Cave ne aliquando peccato consentias
Judith. 8-10 Quod est hoc verbum in quo consensit Ozias
12-10 Ut sponte consentiat habitere mecum
Esth. 14-13 Ut et ipse pereat, et cæteri qui ei consentiunt
Eccli. 25- 2 Vir et mulier bene sibi consentientes
1 Mac. 1-44 Et consenserunt omnes gentes
-45 Multi ex Israël consenserunt servituti ejus
2-16 Multi... consentientes accesserunt
-19 Ut discedat... et consentiat mandatis ejus
11-29 Et consensit rex : et scripsit Jonathæ epistolas
14-41 Sacerdotes... consenserunt eum esse ducem
2 Mac. 11-14 Promisitque se consensurum omnibus quæ justa sunt
-24 Audivimus Judæos non consensisse patri
Matth. 5-25 Esto consentiens adversario tuo
18-19 Quia si duo ex vobis consenserint
Luc. 11-48 Testificamini quod consentitis operibus
23-51 Hic non consenserat consilio
Act. 5-36 Dicens se esse aliquem, cui consensit numerus virorum
-37 Omnes quotquot consenserunt ei, dispersi sunt
-39 Consenserunt autem illi
7-59 Saulus autem erat consentiens neci ejus
18-20 Ut ampliori tempore maneret, non consensit
22-20 Ego astabam, et consentiebam
28-25 Cumque invicem non essent consentientes
Rom. 1-32 Sed etiam qui consentiunt facientibus
7-16 Consentio legi, quoniam bona est
12-16 Sed humilibus consentientes
1 Cor. 7-12 Et hæc consentit habitare cum illo
-13 Et hic consentit habitare cum illa
Galat. 2-13 Simulationi ejus consenserunt cæteri Judæi
2 Thes. 2-11 Sed consenserunt iniquitati
Jacob. 3- 3 Si... mittimus ad consentiendum nobis
-17 Est sapientia...suadibilis, bonis consentiens

CONSEPULTUS

Rom. 6- 4 Consepulti enim sumus cum illo
Colos. 2-12 Consepulti ei in baptismo

CONSEQUENTER.

Gen. 43- 7 Respondimus ei consequenter
2 Par. 32-15 Consequenter nec Deus vester poterit eruere

CONSEQUOR.

Gen. 31-25 Cumque ille consecutus fuisset eum
44- 8 Quomodo consequens est ut furati simus
1 Reg. 31- 3 Et consecuti sunt eum viri sagittarii
Tobiæ. 2-19 Victum quem consequi poterat, deferebat
6-21 Tertia a. nocte benedictionem consequeris
-22 Ut in semine Abrahæ benedictionem in filiis consequaris
Judith. 5-15 Annonam de cœlo consecuti sunt
Esth. 6- 3 Quid... Mardochæus consecutus est ?
Psal. 5- 1 Pro ea quæ hæreditatem consequitur
Prov. 28-13 Qui... reliquerit ea, misericordiam consequetur

Sap. 19- 2 Consequebantur illos pœnitentia acti
Eccli. 32- 3 Et dignationem consequaris corrogationis
46- 2 Ut consequeretur hæreditatem Israël
Jerem. 20-10 Et consequamur ultionem ex eo
*Ezech.*17-15 Vel consequetur salutem qui fecit hæc
Osee. 2- 1 Et sorori vestræ : Misericordiam consecuta
1 *Mac.* 2-57 David in sua misericordia consecutus est sedem
2 *Mac.* 8-11 Quæ eum ab Omnipotente esset consecutura
-20 Beneficia pro his plurima consecuti sunt
-35 Infelicitatem de interitu sui exercitus consecutus
9-13 A quo non esset misericordiam consecuturus
Matth. 5- 7 Quoniam ipsi misericordiam consequentur
Act. 22-28 Ego...civilitatem hanc consecutus sum
Rom. 9-25 Vocabo... non misericordiam consecutam, misericordiam consecutam
11- 7 Quod quærebat Israël hoc non est consecutus Electio autem consecuta est
-30 Nunc autem misericordiam consecuti estis
-31 Ut et ipsi misericordiam consequantur
1 *Cor.* 7-25 Tanquam misericordiam consecutus a Dom.
10- 4 Bibebant autem de sp. consequente eos petra
2 *Cor.* 4- 1 Misericordiam consecuti sumus
Galat. 5-21 Regnum Dei non consequentur
1 *Tim.* 1-13 Sed misericordiam Dei consecutus sum
-16 Sed ideo misericordiam consecutus sum
2 *Tim.* 2-10 Ut et ipsi salutem consequantur
Hebr. 4-16 Ut misericordiam consequamur
11- 2 In hac e. testimonium consecuti sunt senes
- 4 Testimonium consecutus est esse justus
1 *Petr.* 2-10 Qui non consecuti misericordiam
Nunc autem misericordiam consecuti

CONSERO.

Judic. 11-33 Usque ad Abel, quæ est vineis consita
2 *Par.* 9-16 In armamentario quod erat consitum nemore
Esth. 1- 5 Quod regio cultu et manu consitum erat
7- 7 Intravit in hortum arboribus consitum
- 8 Reversus de horto nemoribus consito
Prov. 6-10 Paululum conseres manus ut dormias
24-33 Pauxillum manus conseres ut quiescas
Eccle. 2- 5 Consevi ea cuncti generis arboribus
Cant. 5-13 Genæ illius sicut areolæ aromatum consitæ
Zach. 14-13 Conseretur manus ejus super manum

CONSERVATIO.

Eccli. 32-27 Hoc est enim conservatio mandatorum

CONSERVO.

Exod. 1-17 Obstetrices... sed conservabant mares
3 *Reg.* 8-25 Conserva famulo tuo David...quæ locutus es
Tobiæ. 3-19 Quia forsitan viro alii conservasti me
*Judith.*10-15 Conservasti animam tuam
Psal. 15- 1 Conserva me, Domine, quoniam speravi in te
36-28 In æternum conservabuntur
40- 3 Dominus conservet eum et vivificet eum
Prov. 4- 6 Dilige eam, et conservabit te
5- 2 Et disciplinam labia tua conservent
6-20 Conserva, fili mi, præcepta patris tui
Eccle. 5-12 Divitiæ conservatæ in malum Domini sui
Sap. 10- 5 Conservavit sine querela Deo
11-26 Quod a te vocatum non esset, conservaretur
16-26 Sermo tuus hos, qui in te crediderint, conservat
Eccli. 1-33 Conserva justitiam, et Deus præbebit illam
2-18 Qui diligunt illum, conservabunt viam illius
4-23 Fili, conserva tempus, et devita a malo
6-27 In omni virtute tua conserva vias ejus
13-15 Immitis animus illius conservabit verba tua
15-16 Si volueris mandata servare, conservabunt te
17-18 Et gratiam hominis quasi pupillam conservabit
33- 1 Sed in tentatione Deus illum conservabit
- 4 Conservabit disciplinam, et tunc respondebit
35- 1 Qui conservat legem, multiplicat oblationem
39- 2 Narrationem virorum nominatorum conservabit
41-17 Disciplinam in pace conservate filii
44-20 Qui conservavit legem Excelsi
-27 Conservavit illi homines misericordiæ
Isai. 48- 6 Et conservata sunt quæ nescis
Dan. 7-28 Verbum autem in corde meo conservavi
1 *Mac.* 8-12 Cum amicis... conservaverunt amicitiam
10-20 Et conserves amicitias ad nos
-27 Perseverate adhuc conservare ad nos fidem
11-33 Et conservantibus quæ justa sunt apud nos
14-35 Vidit populus... et fidem quam conservavit
2 *Mac.* 3-22 Ut credita... cum omni integritate conservarentur
9-26 Ut unusquisque conservet fidem ad me
10-30 Armis suis circumseptum incolumem conservabant
2 *Mac.*11-19 Si igitur in negotiis fidem conservaveritis
12-42 Judas hortabatur populum conservare se
14-36 Conserva in æternum impollutam domum
Matth. 9-17 Vinum novum in utres novos mittunt, et ambo conservantur
Luc. 2-19 Maria autem conservabat omnia verba hæc
-51 Mater ejus conservabat omnia verba hæc
4-10 Mandavit de te, ut conservent te
5-38 In utres novos mittendum est et utraque conservantur
1 *Petr.* 1- 4 In hæreditatem... conservatam in cœlis in vobis
1 *Joan.* 5-18 Sed generatio Dei conservat eum
Judæ. - 1 Et Christo Jesu conservatis et vocatis
-24 Qui potens est vos conservare sine peccato

CONSERVUS.

*Matth.*18-28 Servus ille invenit unum de conservis suis
-29 Et procidens conservus ejus, rogabat eum
-31 Videntes autem conservi ejus quæ fiebant
-33 Nonne e. oportuit et te misereri conservi tui
24-49 Et cœperit percutere conservos suos
Colos. 1- 7 Sicut didicistis ab Epaphra charissimo conservo nostro.
4- 7 Fidelis minister et conservus in Domino
Apoc. 6-11 Donec compleantur conservi eorum
19-10 Vide ne feceris ; conservus tuus sum
22- 9 Conservus enim tuus sum

CONSIDERO.

Gen. 37-11 Pater vero rem tacitus considerabat
42-12 Immunita terræ hujus considerare venistis
Exod. 2- 4 Stante procul sorore ejus, et considerante eventum rei
Levit. 13- 5 Et considerabit die septimo
-13 Considerabit eum sacerdos
-17 Considerabit eum sacerdos
-25 Considerabit eam sacerdos
-50 Qui consideratam recludet septem diebus
14-36 Intrabitque postea ut consideret lepram domus
-39 Reversusque die septimo considerabit eam
19-15 Non consideres personam pauperis
27-14 Considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit
Num. 13- 3 Mitte viros qui considerent terram Chanaan
-17 Quos misit Moyses ad considerandam terram
-18 Misit ergo eos Moyses ad considerandam terram Chanaan
-19 Considerate terram, qualis sit
14-34 Juxta numerum quadraginta dierum, quibus considerastis terram
-38 Vixerunt ex omnibus qui perrexerant ad considerandam terram
23- 9 Et de collibus considerabo illum
Deut. 1-22 Mittamus viros qui considerent terram
-24 Venerunt usque ad vallem Botri : et considerata terra
30-15 Considera quod hodie proposuerim
32-20 Considerabo novissima eorum
Josue. 2- 1 Ite, considerate terram, urbemque Jericho
- 3 Et omnem terram considerare venerunt
14- 7 Misit me Moyses...ut considerarem terram
Judic. 9- 2 Simulque considerate, quod os vestrum et caro vestra sum
18- 2 Ite, et considerate terram
-14 Qui prius missi fuerant ad considerandam terram Laïs
19- 9 Considera quod dies ad occasum declivior sit
1 *Reg.* 23-22 Et considerate locum ubi sit pes ejus
-23 Considerate, et videte omnia latibula ejus
25-17 Quamobrem considera, et recogita quid facias
2 *Reg.* 1-18 Et ait : Considera Israël pro his qui mortui
18- 1 Igitur considerato David populo suo
2 *Esdr.* 2-13 Considerabam murum Jerusalem dissipatum
-15 Et ascendi... nocte et considerabam murum
*Judith.*10-14 Considerabant faciem ejus,
Esth. 2- 3 Et mittantur, qui considerent... puellas
Job. 1- 8 Numquid considerasti servum meum Job
2- 3 Numquid considerasti servum meum Job
6-19 Considerate semitas Thema, itinera Saba
11-11 Videns iniquitatem nonne considerat ?
13-27 Vestigia pedum meorum considerasti
17-15 Patientiam meam quis considerat ?
22-14 Nec nostra considerat, et circa.. perambulat
23-15 Et considerans eum, timore sollicitor
28- 3 Universorum finem ipse considerat
31- 4 Nonne ipse considerat vias meas
32-12 Donec putabam vos aliquid dicere, considerabam
34-21 Et omnes gressus eorum considerat
35-14 Non considerat : judicare coram illo
Job. 37- 3 Subter omnes cœlos ipse considerat
-14 Sta et considera mirabilia Dei
38-18 Numquid considerasti latitudinem terræ ?
Ps. H. 10-14 Quoniam tu laborem et dolorem consideras
21-18 Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me.
36-32 Considerat peccator justum ; et quærit mortificare eum
90- 8 Verumtamen oculis tuis considerabis
93- 9 Qui finxit oculum, non considerat ?
118-15 Et considerabo vias tuas
-18 Considerabo mirabilia de lege tua
141- 5 Considerabam ad dexteram et videbam
Prov. 5-21 Omnes gressus ejus considerat
6- 6 Et considera vias ejus et disce sapientiam
7- 7 Et considero vecordem juvenem
10-32 Labia justi considerant placita
14-15 Astutus considerat gressus suos
27-23 Agnosce... tuosque greges considera
31-16 Consideravit agrum, et emit eum
-27 Consideravit semitas domus suæ
Eccle. 4- 7 Considerans reperi et aliam vanitatem
7-14 Considera opera Dei
-26 Ut scirem et considerarem et quærerem sapientiam
8- 9 Omnia hæc consideravi, et dedi cor meum
11- 4 Et qui considerat nubes, nunquam metet
Cant. 1- 5 Nolite me considerare, quod fusca sim
Eccli. 38-29 Sic faber... et considerans opus ferri
42-23 Tanquam scintilla, quæ est considerare
Isai. 5-12 Nec opera manuum ejus consideratis
18- 4 Quiescam et considerabo in loco meo
Jerem. 2-10 In Cedar mittite, et considerate vehementer
5- 1 Aspicite et considerate, et quærite in plateis
23-18 Quis consideravit verbum illius et audivit ?
Thren. 1-11 Vide, Domine, et considera, quoniam facta sum vilis
2-20 Et considera quem vindemiaveris ita
*Ezech.*18-28 Considerans enim, et avertens se ab omnibus iniquitatibus
Dan. 7- 8 Considerabam cornua, et ecce cornu aliud
2 *Mac.* 1-34 Considerans autem rex et rem diligenter examinans
2-25 Considerantes enim multitudinem librorum
3-32 Considerans autem summus sacerdos
4- 4 Considerans Onias periculum contentionis
- 5 Utilitatem... universæ multitudinis considerans
5-17 Non considerabat quod propter peccata
9-25 Ad hæc considerans de proximo
12-45 Quia considerabat quod hi potentes qui cum pietate
14- 3 Considerans nullo modo sibi esse salutem
15-21 Considerans Machabæus adventum multitudinis
Matth. 6-28 Considerate lilia agri quomodo crescunt
Luc. 6-41 Trabem autem, quæ in oculo tuo est, non consideras ?
12-24 Considerate corvos, quia non seminant
-27 Considerate lilia quomodo crescunt
20-23 Considerans autem dolum illorum
Act. 6- 3 Considerate ergo, fratres, viros ex vobis
7-31 Et accedente illo ut consideraret
-32 Tremefactus autem Moyses non audebat considerare
11- 6 Intuens considerabam et vidi quadrupedia
12-12 Consideransque venit ad domum Mariæ
27-39 Sinum vero quemdam considerabant
Rom. 4-19 Nec consideravit corpus suum emortuum
Galat. 6- 1 Considerans te ipsum, ne et tu tenteris
Phile. 2- 4 Non quæ sua singuli considerantes
Hebr. 3- 1 Considerate Apostolum, et... Jesum
10-24 Et consideremus invicem in provocationem
Jacob. 1-23 Hic comparabitur viro consideranti vultum
-24 Consideravit enim se, et abiit
1 *Petr.* 2-12 Ut... ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum
3- 2 Considerantes in timore castam conversationem vestram

CONSIDO.

Eccli. 32- 2 Curam habes illorum et sic conside
*Nahum.*3-17 Quasi locustæ locustarum quæ considunt in sepibus

CONSIGNATUS.

Sap. 2- 5 Quoniam consignata est, et nemo revertitur

CONSILIARIUS.

2 *Reg.* 15-12 Accersivit... Achitophel Gilonitem consiliarium
1 *Par.* 27-32 Patruus David, consiliarius, vir prudens
-33 Achitophel etiam consiliarius regis
2 *Par.* 22- 4 Ipsi enim fuerunt ei consiliarii post mortem
25-16 Num consiliarius regis es ?

1 Esdr. 4-23 Lectum est coram... Samsaï scriba, consiliariis eorum
5- 3 Qui erat dux... Stharbuzanaï, et consiliarii eorum
6- 6 Consiliarii vestri Apharsachæi, qui estis
-13 Stharbuzanaï, et consiliarii ejus
Esth. 13- 3 Quærente autem me a consiliariis meis
Job. 12-17 Adducit consiliarios in stultum finem
19-19 Abominati sunt me quondam consiliarii mei
Prov. 15-22 Ubi vero sunt plures consiliarii, confirmantur
Eccli. 6- 6 Et consiliarius sit tibi unus de mille
37- 8 Omnis consiliarius prodit consilium
Sed est consiliarius in semetipso
- 9 A consiliario serva animam tuam
Isai. 1-26 Restituam..consiliarios tuos sicut antiquitus
3- 3 (*Auferet*) honorabilem vultu, et consiliarium
9- 6 Vocabitur.. Admirabilis, consiliarius, Deus
19-11 Sapientes consiliarii Pharaonis dederunt
40-13 Aut quis consiliarius ejus fuit?
Mich. 4- 9 Aut consiliarius tuus periit,
Rom. 11-34 Aut quis consiliarius ejus fuit?

CONSILIATOR.

1 Esdr. 4- 5 Conduxerunt aut. adversus eos consiliatores
- 9 Reliqui consiliatores eorum Dinæi, et Aph.
5- 6 Et consiliatores ejus Arphasachæi
7-14 Et septem consiliatorum ejus missus es
-15 Quod rex et consiliatores ejus sponte obtulerunt Deo
-28 Inclinavit...coram rege et consiliatoribus ej.
8-25 Quæ obtulerat rex et consiliatores ejus

CONSILIOR.

Psal. 30-14 Accipere animam meam consiliati sunt
Eccli. 37- 7 Noli consiliari cum eo qui tibi insidiatur
39-10 In absconditis suis consiliabitur
-16 Adhuc consiliabor, ut enarrem
-38 Et consiliatus sum, et cogitavi
51-24 Consiliatus sum enim ut facerem illam
Isai. 45-21 Et venite, et consiliamini simul

CONSILIUM.

Gen. 27- 8 Nunc ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis
41-37 Placuit Pharaoni consilium et cunctis
45-. 8 Non vestro consilio, sed Dei voluntate huc missus sum
49- 6 In consilium eorum non veniat anima mea
Exod. 18-19 Sed audi verba mea atque consilia
Num. 24-14 Dabo consilium, quid populus tuus... faciat
Deut. 32-28 Gens absque consilio est et sine prudentia
Josue. 9-24 Et hoc consilium inivimus
Judic. 20-11 Convenitque universus Israël... eadem mente, unoque consilio
-32 Fugam arte simulantes, inierunt consilium
21-19 Ceperuntque consilium, atque dixerunt:
1 Reg. 5- 9 Inieruntque Gethæi consilium
2 Reg. 15-31 Infatua, quæso, Dom. consilium Achitophel
-34 Dissipabis consilium Achitophel
16-20 Inite consilium quid agere debeamus
-23 Consilium autem Achitophel quod dabat
Sic erat omne consilium Achitophel
17- 6 Facere debemus an non? Quod das consilium?
- 7 Non est bonum consilium, quod dedit Achit.
-11 Hoc mihi videtur rectum esse consilium
-14 Melius est consilium Chusaï Arachtiæ, consilio Achitophel
Domini autem nutu dissipatum est consilium Achitophel utile
-15 Hoc et hoc modo consilium dedit Achitophel
Ego tale et tale dedi consilium
-21 Hujuscemodi dedit consilium contra vos Achitopel
-23 Videns quod non fuisset factum consilium suum
3 Reg. 1-12 Nunc ergo veni, accipe consilium a me
12- 6 Iniit consilium rex Roboam cum senioribus
Quod datis mihi consilium, ut respondeam
- 8 Qui dereliquit consilium senum
- 9 Quod mihi datis consilium ut respondeam
-13 Derelicto consilio seniorum
-14 Locutus est eis secundum consilium juvenum
-28 Et excogitato consilio fecit duos vitulos
20-25 Credidit consilio eorum et fecit ita.
4 Reg. 6- 8 Consiliumque iniit cum servis suis
18-20 Forsitan inisti consilium ut præpares te
1 Par. 12-19 Quia inito consilio remiserunt eum
-32 Reliqua tribus eorum consilium sequebatur
13- 1 Iniit autem consilium David cum tribunis
2 Par. 10- 6 Iniit consilium cum senibus qui steterant
Quid datis consilii ut respondeam populo?
- 8 At ille reliquit consilium senum
2 Par. 10-13 Responditque rex dura, derelicto consilio seniorum
20-21 Deditq. consilium populo et statuit cantores
22- 5 Ambulavitque in consiliis eorum
25-16 Insuper non acquievisti consilio meo
-17 Amasias rex Juda inito pessimo consilio
28-11 Sed audite consilium meum et reducite
30- 2 Inito ergo consilio regis et principum
-11 Acquiescentes consilio venerunt Jerusalem
32- 3 Inito cum principibus consilio
1 Esdr. 4- 5 Ut destruerent consilium eorum
- 7 Reliqui qui erant in consilio eorum
-17 Misit... ad reliquos qui erant in consilio
5- 3 Quis dedit vobis consilium
10- 8 Qui non venerit in tribus diebus juxta consilium
2 Esdr. 4-15 Dissipavit Deus consilium eorum
6- 7 Veni, ut ineamus consilium pariter
Tobiæ. 3-20 Non est e. in hominis potestate consilium t.
4-19 Consilium semper a sapiente perquire
-20 Et omnia consilia tua in ipso permaneant
Judith. 2- 2 Habuit cum eis mysterium consilii sui
8-31 Orate ut firmum faciat Deus consilium m.
9-18 In corde meo consilium corrobora
10- 8 Omne consilium tui cordis sua virtute corroboret
-15 Eo quod tale reperisti consilium
15- 1 Fugit mens et consilium ab eis
Esth. 1-13 Illorum faciebat cuncta consilio
-21 Placuit consilium ejus regi, et principibus
Fecitque rex juxta consilium Mamuchan,
5-14 Placuit ei consilium et jussit
6-13 Sapientes quos habebat in consilio
14-11 Converte consilium eorum super eos
Job. 5-13 Qui... et consilium pravorum dissipat
10- 3 Et consilium impiorum adjuves?
12-13 Ipse habet consilium et intelligentiam
15- 8 Numquid consilium Dei audisti
18- 7 Præcipitabit eum consilium suum
21-16 Consilium impiorum longe sit a me
26- 3 Cui dedisti consilium?
29-21 Intenti tacebant ad consilium meum
42- 3 Quis est iste qui celat consilium
Psal. 1- 1 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum
H. 10- 2 Comprehenduntur in consiliis quibus cogitant
12- 2 Quandiu ponam consilia in anima mea
13- 6 Consilium inopis confudistis:
19- 5 Et omne consilium tuum confirmet
20-12 Cogitaverunt consilia, quæ non potuerunt stabilire
32-10 Dominus dissipat consilia gentium
Et reprobat consilia principum
-11 Consilium aut. Domini in æternum manet
65- 5 Terribilis in consiliis super filios hominum
70-10 Consilium fecerunt in unum
82- 4 Super populum t. malignaverunt consilium
105-13 Et non sustinuerunt consilium ejus
-43 Exacerbaverunt eum in consilio suo
106-11 Et consilium Altissimi irritaverunt
118-24 Et consilium meum justificationes tuæ
Prov. 1-25 Despexistis omne consilium meum
-30 Nec acquieverint consilio meo
-31 Suisque consiliis saturabuntur
2-11 Consilium custodiet te, et prudentia servabit te
3-21 Custodi legem atque consilium
8-12 Ego sapientia habito in consilio
-14 Meum est consilium et æquitas
11-14 Salus autem, ubi multa consilia
12- 5 Et consilia impiorum fraudulenta
-15 Qui autem sapiens est, audit consilia
-20 Qui autem pacis ineunt consilia
13-10 Qui autem agunt omnia cum consilio
-16 Astutus omnia agit cum consilio
15-22 Dissipantur cogitationes ubi non est consilium
19-20 Audi consilium, et suscipe disciplinam
20- 5 Sic consilium in corde viri
-18 Cogitationes consiliis roborantur
21-30 Non est consilium contra Dominum
24- 6 Erit salus ubi multa consilia sunt
27- 9 Et bonis amici consiliis anima dulcoratur
31-13 Operata est consilio manuum suarum
Eccle. 12-11 Verba... quæ per magistrorum consilium data sunt
Sap. 9-13 Quis enim hominum poterit scire consilium Dei?
Eccli. 6-24 Audi, fili, et accipe consilium intellectus
Et ne abjicias consilium meum
8-20 Cum fatuis consilium non habeas
-21 Coram extraneo ne facias consilium
15-14 Deus... reliquit illum in manu consilii sui
17- 5 Consilium, et linguam,... et cor dedit illis
21-16 Et consilium illius sicut fons vitæ permanet
Eccli. 22-19 Sic et cor confirmatum in cogitatione consilii
23- 1 Ne derelinquas me in consilio eorum
24-39 Et consilium illius ab abysso magna
25- 6 Presbyteris cognoscere consilium!
- 7 Et gloriosis intellectus et consilium!
27-30 Facienti nequissimum consilium... devolvetur
30-22 Non affligas temetipsum in consilio tuo
32-22 Vir consilii non disperdet intelligentiam
-23 Etiam postquam fecit cum eo sine consilio
-24 Fili, sine consilio nihil facias
37- 7 A zelantibus te absconde consilium.
- 8 Omnis consiliarius prodit consilium
-14 Non attendas his in omni consilio
-17 Cor boni consilii statue tecum
-20 Præcedat te, et ante omnem actum consilium stabile
39-10 Et ipse diriget consilium ejus
40-25 Super utrumque consilium beneplacitum
42-22 Et non eget alicujus consilio
47-28 Roboam, qui avertit gentem consilio suo
Isai. 5-19 Appropiet, et veniat consilium sancti Is.
7- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria
8-10 Inite consilium, et dissipabitur
11- 2 Requiescet... spiritus consilii, et fortitudinis
14-26 Hoc consilium quod cogitavi super omnem terram
16- 3 Ini consilium, coge concilium
19- 3 Consilium ejus præcipitabo
-11 Dederunt consilium insipiens
-17 Pavebit a facie consilii Domini exercituum
28-29 Ut mirabile faceret consilium
29-15 Ut a Domino abscondatis consilium
30- 1 Ut faceretis consilium, et non ex me
36- 5 Quo consilio vel fortitud. rebellare disponis?
40-14 Cum quo iniit consilium, et instruxit eum
41-28 Non erat... qui iniret consilium
44-26 Consilium nuntiorum suorum complens
46-10 Consilium meum stabit
47-13 Defecisti in multitudine consiliorum tuorum
Jerem. 6-11 Effunde... super consilium juvenum simul
11-19 Quia cogitaverunt super me consilia
18-18 Non enim peribit... consilium a sapiente
-23 Scis omne consilium eorum adversum me
19- 7 Dissipabo consilium Juda et Jerusalem
23-18 Quis enim affuit in consilio Domini
-20 Intelligetis consilium ejus
-22 Si stetissent in consilio meo
32-19 Magnus consilio, et incomprehensibilis
38-15 Si consilium dedero tibi, non me audies
49- 7 Periit consilium a filiis
-20 Propterea audite consilium Domini
-30 Iniit e. contra vos Nabuchodon... consilium
50-45 Propterea audite consilium Domini
Ezech. 7-26 Lex peribit a sacerdote, et consilium a senioribus
11- 2 Hi sunt viri qui... tractant consilium pessimum
13- 9 In consilio populi mei non erunt
Dan. 4-24 Rex, consilium meum placeat tibi
6- 7 Consilium inierunt omnes principes regni
11-25 Quia inibunt adversus eum consilia
Mich. 4-12 Non intellexerunt consilium ejus
Zach. 6-13 Et consilium pacis erit inter illos duos
1 Mac. 2-65 Scio quod vir consilii est
4-45 Et incidit illis consilium bonum
5-67 Dum sine consilio exeunt in prælium
7-31 Quoniam denudatum est consilium ejus
8- 3 Possederunt omnem locum consilio suo
-15 Consilium agentes semper de multitudine
9-59 Abierunt et consilium ei dederunt
-60 Quia innotuit eis consilium eorum
-68 Consilium ejus, et congressus ej. erat inanis
-69 Iratus contra viros iniquos qui ei consilium dederant
11- 8 Cogitabat in Alexandrum consilia mala
2 Mac. 1-13 Consilio deceptus sacerdotum Naneæ
4-39 Sacrilegiis... commissis Menelai consilio.
14- 5 Convocatus a Demetrio ad consilium
Quibus rebus et consiliis Judæi niterentur
-20 Cum diu de his consilium ageretur
15- 5 Tamen non obtinuit ut consilium perficeret
-36 Omnes communi consilio decreverunt
Matth. 12-14 Pharisæi consilium faciebant adversus eum
22-15 Consilium inierunt ut caperent eum serm.
26- 4 Consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent
27- 1 Mane aut. facto, consilium inierunt omnes
28-12 Consilio accepto, pecuniam copiosam dederunt
Marc. 3- 6 Consilium faciebant adversus eum
15- 1 Et confestim, mane consilium facientes
Luc. 7-30 Legisperiti consilium Dei spreverunt
23-51 Hic non consenserat consilio
Joan. 18-14 Erat a. Caïphas qui consilium dederat Judæis
Act. 2-23 Hunc definito consilio, et... interemistis

Act. 4-28 Et consilium tuum decreverunt fieri.
5-38 Si est ex hominibus consilium hoc
9-23 Consilium fecerunt in unum Judæi
20- 3 Habuitque consilium ut reverteretur
-27 Annuntiarem omne consilium Dei vobis
27-12 Plurimi statuerunt consilium navigare inde
-42 Militum autem consilium fuit
1 Cor. 4- 5 Et manifestabit consilia cordium
7-25 Consilium autem do... ut sim fidelis
-40 Si sic permanserit secundum meum consilium :
2 Cor. 8-10 Et consilium in hoc do.
10- 4 Potentia Deo... consilia destruentes
Ephes. 1-11 Qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suæ
Phile. -14 Sine consilio autem tuo nihil volui facere
Hebr. 6-17 Volens Deus ostendere... immobilitatem consilii sui
Apoc. 17-13 Hi unum consilium habent

CONSIMILIS.

Gen. 41-39 Numquid sapientiorem et consimilem tui invenire potero ?
3 Reg. 7-37 Fecit decem bases... sculpturaque consimili
2 Mac. 4-16 Per omnia his consimiles esse cupiebant

CONSISTO.

Gen. 47- 1 Et ecce consistunt in terra Gessen
Josue. 3-13 Quæ autem desuper veniunt, in una mole consistent
1 Reg. 23- 3 Ecce nos hic in Judæa consistentes timemus
2 Par. 20- 2 Ecce consistunt in Asasonthamar
25- 8 Si putas in robore exercitus bella consistere,
Job. 33- 5 Adversus faciem meam consiste
Psal. 26- 3 Si consistant adversum me castra
38- 2 Cum consisteret peccator adversum me
Prov. 7-11 Nec valens in domo consistere pedibus suis
8-25 Necdum montes gravi mole constiterant :
Eccli. 11- 9 In judicio peccantium ne consistas
14-23 Quasi investigator et in viis illius consistens
23-18 In medio enim magnatorum consistis
Jerem. 50-29 Consistite adversus eam per gyrum
2 Mac. 12-27 Juvenes...consistentes fortiter repugnabant
2 Petr. 3- 5 De aqua et per aquam consistens Dei verbo

CONSISTORIUM.

Esth. 5- 1 Ille sedebat... in consistorio palatii

CONSOBRINUS, A.

Gen. 29-10 Cum vidisset Jacob, et sciret consobrinam
Tobiæ. 7- 2 Quam similis est juvenis iste consobrino meo
11-20 Veneruntque Achior et Nabath consobrini Tobiæ
Colos. 4-10 Salutat vos... Marcus consobrinus Barnabæ

CONSOCIANS.

Judic. 4-21 Qui soporem morti consocians defecit

CONSOLATIO.

Gen. 37-35 Noluit consolationem accipere
38-12 Post luctum consolatione suscepta
Judith. 8-20 Expectemus humiles consolationem ejus
Job. 6-10 Et hæc mihi sit consolatio
Psal. 93-19 Consolationes tuæ lætificaverunt animam meam
Eccli. 7-38 Non desis plorantibus in consolatione
Isai. 54-11 Paupercula, tempestate convulsa, absque ulla consolatione
57-18 Et reddidi consolationes ipsi et lugentibus
66-11 Repleamini ab ubere consolationis ejus
Thren. 1-21 Adduxisti diem consolationis
Osee. 13-14 Consolatio abscondita est ab oculis meis
Luc. 2-25 Timoratus, expectans consolationem Israël
6-24 Quia habetis consolationem vestram
Act. 4-36 Quod est interpretatum Filius consolationis
9-31 Et consolatione sancti Spiritus replebatur
15-31 Gavisi sunt super consolatione
Rom. 15- 4 Per patientiam, et consolationem Scripturarum spem habeamus
1 Cor. 14- 3 Loquitur ad... exhortationem et consolationem
2 Cor. 1- 3 Pater... et Deus totius consolationis
- 5 Per Christum abundat consolatio nostra
- 7 Eritis (*socii*) et consolationis
7- 4 Repletus sum consolatione
- 7 In consolatione qua consolatus est in vobis
-13 In consolatione autem nostra... gavisi sumus
Philip. 2- 1 Si qua ergo consolatio in Christo
2 Thes. 2-15 Pater noster qui... et dedit consolationem æternam
Phile. - 7 Habui et consolationem in charitate tua
Hebr. 12- 5 Et obliti estis consolationis

CONSOLATOR.

2 Reg. 10- 3 Putas quod..miserit David ad te consolatores
Job. 16- 2 Consolatores onerosi omnes vos estis
29-25 Eram tamen mœrentium consolator
Eccle. 4- 1 Vidi... et neminem consolatorem
Thren. 1- 9 Deposita est vehem. non habens consolatorem
-16 Quia longe factus est a me consolator
Nahum. 3- 7 Unde quæram consolatorem tibi?

CONSOLATORIA.

Zach. 1-13 Qui loquebatur in me verba... consolatoria

CONSOLIDO.

Isai. 54- 2 Fac funiculos tuos et clavos tuos consolida
Ezech. 34- 4 Quod infirmum fuit, non consolidastis
-16 Quod infirmum fuerat consolidabo
Act. 3- 7 Et protinus consolidatæ sunt bases ejus

CONSOLOR.

Gen. 5-29 Iste consolabitur nos ab operib. et laboribus
50-21 Consolatusq. est eos, et blande... est locutus
Ruth. 2-13 Qui consolatus es me, et locutus es ad cor
4-15 Et habeas qui consoletur animam tuam
2 Reg. 10- 2 Misit ergo David, consolans eum
12-24 Consolatus est David Bethsabee
13-39 Eo quod consolatus esset super Amnon interitu
1 Par. 7-22 Venerunt fratres ejus ut consolarentur eum
19- 2 Misitq. David nuntios ad consolandum eum super morte patris sui
Cum pervenissent...ut consolarentur Hanon
- 3 Quod David... miserit qui consolentur te
Tobiæ. 1-19 Tobias... consolabatur eos dividebatq.
10- 7 Illa autem nullo modo consolari poterat
Judith. 6-16 Finito itaque fletu... consolati sunt Achior,
Esth. 15-19 Omnes ministri ejus consolabantur eam
Job. 2-11 Ut... visitarent eum et consolarentur
7-13 Si dixero : Consolabitur me lectulus meus
15-11 Numquid grande est ut consoletur te Deus?
16- 5 Consolarer et ego vos sermonibus
21-34 Quomodo igitur consolamini me frustra?
29-13 Et cor viduæ consolatus sum
42-11 Et consolati sunt eum super omni malo
Psal. 22- 4 Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt
68-21 Et qui consolaretur, et non inveni
70-21 Et conversus, consolatus es me
76- 3 Renuit consolari anima mea
85-17 Adjuvisti me et consolatus es me
118-50 Hæc me consolata est in humilitate mea
-52 A sæculo Domine : et consolatus sum
-76 Fiat misericordia tua, ut consoletur me
-82 Defecerunt oculi... dicentes : Quando consolaberis me
125- 1 Facti sumus sicut consolati
Eccli. 35-21 Donec propinquet, non consolabitur
38-17 Et consolare propter tristitiam
-24 Et consolare illum in exitu spiritus sui
48-27 Consolatus est lugentes in Sion
Isai. 1-24 Heu, consolabor super hostibus meis
12- 1 Conversus est furor tuus, et consolatus es me
22- 4 Ut consolemini me super vastitate filiæ populi mei
40- 1 Consolamini, consolamini, popule meus
49-13 Quia consolatus est Dominus populum suum
51- 3 Consolabitur ergo Dominus Sion, et consolabitur omnes ruinas ejus
-12 Ego, ego ipse consolabor vos
-19 Quis consolabitur te?
52- 9 Quia consolatus est Dominus populum suum
57- 5 Qui consolamini in diis subter omne lignum
61- 2 Ut consolarer omnes lugentes
66-13 Ita ego consolabor vos, et in Jerusalem consolabimini
Jerem. 16- 5 Neque vadas ad plangendum, neque consoleris eos
- 7 Panem ad consolandum super mortuo
Ad consolandum super patre suo et matre.
31-13 Et consolabor eos, et lætificabo a dolore suo
-15 Et fletus Rachel... nolentis consolari
48-17 Consolamini eum omnes qui estis in circuitu
Thren. 1- 2 Non est qui consoletur eam, ex omnibus
-17 Non est qui consoletur eam
2-13 Et consolabor te, virgo filia Sion?
Ezech. 5-13 Et consolabor, et scient quia ego Dominus
14-22 Et consolabimini super malo, quod induxi
-23 Et consolabuntur vos, cum videritis viam
16-54 In omnibus quæ fecisti, consolans eas
31-16 Et consolata sunt in terra infima omnia ligna
32-31 Vidit eos Pharao, et consolatus est
Zach. 1-17 Et consolabitur adhuc Dominus Sion
10- 2 Vane consolabantur : idcirco abducti sunt
2 Mac. 7- 6 Aspiciet veritatem, et consolabitur in nobis
Et in servis suis consolabitur
Matth. 2-18 Rachel plorans filios suos, et noluit consolari
Matth. 5- 5 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur
Luc. 16-25 Nunc a. hic consolatur, tu vero cruciaris
Joan. 11-19 Multi a. ex Judæis venerant... ut consolarentur eas
-31 Judæi ergo... et consolabantur eam
Act. 15-32 Verbo plurimo consolati sunt fratres
16-40 Et visis fratribus, consolati sunt eos
20-12 Et consolati sunt non minime
27- 9 Consolabatur eos Paulus
Rom. 1-12 Id est, simul consolari in vobis per eam
2 Cor. 1- 4 Qui consolatur nos in omni tribulatione nostra : ut possimus et ipsi consolari eos
2- 7 Ita ut... magis donetis, et consolemini
7- 6 Sed qui consolatur humiles, consolatus est nos Deus in adventu Titi
- 7 In consolatione, qua consolatus est in vobis
-13 Coram Deo : ideo consolati sumus
Ephes. 6-22 Et consoletur corda vestra
Colos. 2- 2 Ut consolentur corda ipsorum
4- 8 Ut cognoscat... et consoletur corda vestra
1 Thes. 2-12 Et consolantes testificati sumus
3- 7 Ideo consolati sumus fratres in vobis
4-17 Itaque consolamini invicem in verbis istis
5-11 Propter quod consolamini invicem
-14 Consolamini pusillanimes
Hebr. 10-25 Sed consolantes, et tanto magis quanto videritis

CONSONA.

2 Par. 20-21 Ut antecederent... ac voce consona dicerent

CONSOPIOR.

Nahum. 2- 3 Et agitatores consopiti sunt
Habac. 2-16 Bibe tu quoque, et consopire

CONSORS.

Esth. 16-13 Et consortem regni nostri Esther
Psal. 44- 8 Unxit Deus...oleo lætitiæ præ consortibus t.
2 Petr. 1- 4 Ut per hæc efficiamini divinæ consortes naturæ

CONSORTIUM.

Exod. 34-29 Ignorabat quod cornuta esset facies sua, ex consortio sermonis Domini
Josue. 22-19 Et a nostro consortio non recedatis
Tobiæ. 1- 5 Hic solus fugiebat consortia omnium
Isai. 14-20 Non habebis consortium neque cum eis

CONSPECTOR.

Eccli. 36-19 Quia tu es Deus conspector sæculorum

CONSPECTUS.

Gen. 24-33 Et appositus est in conspectu ejus panis
-40 Dominus, ait, in cujus conspectu ambulo
30-27 Inveniam gratiam in conspectu tuo
32- 5 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo
33-15 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo
38- 7 Fuit quoque Her... nequam in conspectu Domini
39-21 Dedit ei gratiam in conspectu principis carc.
41-46 Quando stetit in conspectu regis Pharaonis
47- 6 Terra Ægypti in conspectu tuo est
-29 Si inveni gratiam in conspectu tuo
48-15 Deus, in cujus conspectu ambulaverunt
50- 4 Si inveni gratiam in conspectu vestro
Exod. 2-15 Qui fugiens de conspectu ejus, moratus est
10-11 Statimq. ejecti sunt de conspectu Pharaonis
-18 Egressusque Moyses de conspectu Pharaonis
14- 2 In conspectu ejus castra ponetis
23-15 Non apparebis in conspectu meo vacuus
-30 Paulatimque expellam eos de conspectu tuo
-31 Et ejiciam eos de conspectu vestro
24-17 In conspectu filiorum Israël
25-30 Panes propositionis in conspectu meo semper
28-36 In pectore suo, in conspectu Domini semper
-35 Quando ingreditur et egreditur sanctuarium in conspectu Domini
29-11 Et mactabis eum in conspectu Domini
-23 Quod positum est in conspectu Domini
-25 Odorem suavissimum in conspectu Domini
33-13 Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo
-16 Invenisse nos gratiam in conspectu tuo
34- 9 Si inveni gratiam in conspectu tuo, Domine
-20 Nec apparebis in conspectu meo vacuus
-23 In conspectu omnipotentis Domini Dei
35-20 Egressaque omnis multitudo filiorum Israël de conspectu Moysi
Levit. 4-15 Immolatoque vitulo in conspectu Domini
10- 3 Et in conspectu omnis populi glorificabor
- 4 Tollite fratres vestros de conspectu sanctuarii
-17 Et rogetis pro ea in conspectu Domini
15-14 Et veniet in conspectum Domini ad ostium

Levit. 18-24 Quas ego ejiciam ante conspectum vestrum
20-17 Occidentur in conspectu populi sui
24- 4 Ponentur semper in conspectu Domini
25-53 Non affliget eum violenter in conspectu tuo
26- 8 Cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro
-45 Quando eduxi eos... in conspectu gentium
Num. 3- 4 In conspectu Domini in deserto Sinaï
- 6 Et fac stare in conspectu Aaron sacerdotis
5-18 Cumq. steterit mulier in conspectu Domini
-30 Adduxerit eam in conspectum Domini
6-20 Susceptaque... elevabit in conspectu Domini
7- 3 Obtuleruntque ea in conspectu tabernaculi
8-11 Et offeret Aaron... munus in conspectu Domini
-13 Statuesque Levitas in conspectu Aaron
-21 Elevavitq. eos Aaron in conspectu Domini.
14-37 Atque percussi in conspectu Domini
17- 9 Protulit... virgas de conspectu Domini
19- 3 Immolabit in conspectu omnium
20- 9 Tulit igitur Moyses virgam quæ erat in conspectu Domini
32- 4 Terra quam percussit Dominus in conspectu filiorum Israel
-13 Generatio, quæ fecerat malum in conspectu ejus
35-12 Donec stet in conspectu multitudinis, et causa illius judicetur
Deut. 5- 7 Non habebis deos alienos in conspectu meo
6-18 Fac quod placitum est et bonum in conspectu Domini
-22 Et omnem domum illius in conspectu nostro
7-22 Ipse consumet nationes has in conspectu tuo
-23 Dabitque eos Dominus Deus tuus in conspectu tuo
9- 4 Cum deleverit eos Dom... in conspectu tuo
-17 Confregique eas in conspectu vestro
11-26 En propono in conspectu vestro hodie
-32 Judicia, quæ ego hodie ponam in conspectu vestro
12- 7 Et comedetis ibi in conspectu Domini
-25 Cum feceris quod placet in conspectu Dom.
-28 Cum feceris quod bonum est et placitum in conspectu Domini Dei tui
13-18 Ut facias quod placitum est in conspectu Domini Dei tui
14-23 Et comedes in conspectu Domini Dei tui
15-20 In conspectu Domini Dei tui comedes ea
16-16 Apparebit omne masculinum tuum in conspectu Domini Dei tui
17- 2 Qui faciant malum in conspectu Domini Dei
19-17 Stabunt ambo... in conspectu sacerdotum
26- 5 Et loqueris in conspectu Domini Dei tui
-10 Et dimittes eas in conspectu Domini Dei tui
-13 Loquerisque in conspectu Domini Dei tui
28- 7 Adversum te, corruentes in conspectu tuo
-31 Asinus tuus rapiatur in conspectu tuo
-32 Videntibus oculis tuis et deficientibus ad conspectum eorum
30- 1 Maledictio quam proposui in conspectu tuo
-15 Considera quod hodie proposuerim in conspectu tuo
31- 3 Delebit omnes gentes has in conspectu tuo
- 6 Nec paveatis ad conspectum eorum
-11 Ut appareant in conspectu Domini Dei tui
-29 Quando feceritis malum in conspectu Domini
Josue. 3-10 Disperdet in conspectu vestro Chananæum
4-23 Siccante Domino Deo vestro aquas ejus in conspectu vestro
8-33 Ducesque ac judices stabant... in conspectu sacerdotum
10-12 In die qua tradidit Amorrhæum in conspectu filiorum Israël
11- 6 Ego tradam omnes ist...in conspectu Israël
17- 4 Veneruntque in conspectu Eleazari sacerd.
23- 9 Et tunc auferet Dominus Deus in conspectu vestro gentes magnas
24- 1 Steteruntque in conspectu Domini
Judic. 2-11 Feceruntq... malum in conspectu Domini
3- 7 Feceruntque malum in conspectu Domini
-12 Addiderunt autem Filii Israël facere malum in conspectu Domini
Quia fecerunt malum in conspectu ejus
4- 1 Addideruntque filii Israël facere malum in conspectu Domini
-15 In ore gladii, ad conspectum Barac
6- 1 Fecerunt... malum in conspectu Domini
- 6 Humiliatusque est Israël valde in conspectu Madian.
10- 6 Fecerunt malum in conspectu Domini
13- 1 Fecerunt malum in conspectu Domini
20-35 Percussitque eos Dominus in conspectu filiorum Israel

Judic. 21- 2 Et in conspectu ejus sedentes usque ad vesperam levaverunt vocem
1 Reg. 1-15 Sed effudi animam meam in conspectu Dom.
-22 Ut appareat ante conspectum Domini
2-11 Puer a. erat minister in conspectu Domini
-30 Ut ministraret domus tua et domus patris tui in conspectu meo
6-20 Quis poterit stare in conspectu Domini Dei
7- 6 Aquam, et effuderunt in conspectu Dom.
12-16 Videte rem istam grandem quam facturus est Domin. in conspectu vestro
-17 Quia grande malum feceritis vobis in conspectu Domini
16-22 Stet David in conspectu meo
17-31 Audita sunt autem verba... et annuntiata in conspectu Saül
18- 5 Maximeque in conspectu famulorum Saül
-13 Et intrabat in conspectu populi
26-19 Maledicti sunt in conspectu Domini
29- 6 Quia rectus es tu et bonus in conspectu meo
- 8 A die qua fui in conspectu tuo
2 Reg. 3-36 Quæ fecit rex in conspectu totius populi
7-19 Sed et hoc parum visum est in conspectu tuo, Domine Deus
10-12 Faciet quod bonum est in conspectu suo
12- 9 Ut faceres malum in conspectu meo ?
-12 Ego aut. faciam verbum istud in conspectu omnis Israël, et in conspectu solis
22-13 Præ fulgore in conspectu ejus succensi sunt carbones ignis
-23 Omnia en. judicia ejus in conspectu meo
-25 Et secundum munditiam manuum mearum in conspectu oculorum suorum
24- 3 Centuplicet in conspectu domini mei regis
3 Reg. 1-23 Cumq. intrasset in conspectu regis
3- 6 Sicut ambulavit in conspectu tuo in veritate
8-22 Stetit a. Salomon ante altare Dom. in conspectu Ecclesiæ Israel
-25 Ut ambulent coram me sicut tu ambulasti in conspectu meo
-54 Surrexit de conspectu altaris Domini
9- 7 Et templum... projiciam a conspectu meo
14- 8 Faciens quod placitum esset in conspectu meo
15-11 Et fecit Asa rectum ante conspectum Dom.
-26 Et fecit quod malum est in conspectu Dom.
16-25 Fecit a. Amri malum in conspectu Domini
-30 Et fecit Achab... malum in conspectu Dom.
17- 1 Dominus Deus Israël, in cujus conspectu sto
21-20 Ut faceres malum in conspectu Domini
-25 Ut faceret malum in conspectu Domini
22-10 Prophetæ prophetabant in conspectu eorum
-43 Fecitq. quod rectum erat in conspectu Dom.
-53 Et fecit malum in conspectu Domini
4 Reg 3-14 Vivit Dominus exercituum, in cujus conspectu sto
-18 Parumque est hoc in conspectu Domini
8-18 Et fecit quod malum erat in conspectu Dom.
13-11 Et fecit quod malum est in conspectu Dom.
16- 2 Quod erat placitum in conspectu Domini
17- 8 Dominus in conspectu filiorum Israël
-18 Et abstulit eos a conspectu suo
19-15 Et oravit in conspectu ejus, dicens
21- 2 Fecitque malum in conspectu Domini
-20 Fecitque malum in conspectu Domini
25-29 Comedebat panem semper in conspectu ejus
1 Par. 11-19 Absit ut in conspectu Dei mei hoc faciam
16-29 Et venite in conspectu ejus
-37 Ut ministrarent in conspectu arcæ jugiter
17-17 Hoc parum visum est in conspectu tuo
19-13 Quod in conspectu suo bonum est, faciet
2 Par. 14- 2 Et placitum erat in conspectu Dei sui
20- 9 Stabimus coram domo hac in conspectu tuo,
21- 6 Et fecit malum in conspectu Domini
22- 4 Fecit igitur malum in conspectu Domini
24-20 Et stetit in conspectu populi, et dixit eis
25- 2 Fecitque bonum in conspectu Domini
-21 Et mutuos sibi præbuere conspectus
28- 1 Non fecit rectum in conspectu Domini
29- 2 Quod erat placitum in conspectu Domini
- 6 Et fecerunt malum in conspectu Domini
33-22 Fecitque malum in conspectu Domini
34- 2 Fecitque quod erat rectum in conspectu Domini
-27 Et humiliatus es in conspectu Dei super his
36- 9 Fecitque malum in conspectu Domini
1 Esdr. 8-36 Qui erant de conspectu regis
2 Esdr. 8- 3 In conspectu virorum et mulierum
9-28 Ut facerent malum in conspectu tuo
-35 Quam tradideras in conspectu eorum
Tobiæ. 1-13 In conspectu Salmanasar regis
-18 Cum... et filios Israël exosos haberet in conspectu suo
3-24 Exauditæ sunt preces amborum in conspectu gloriæ summi Dei

Tobiæ. 3-25 Sunt orationes in conspectu Domini recitatæ
7-13 Non dubito quod Deus preces et lacrymas meas in conspectu suo admiserit
13- 3 Et in conspectu gentium laudate eum
Judith. 3- 3 Atque familiæ, in conspectu tuo sunt
4-12 Si manentes permanseritis in jejuniis et orationibus in conspectu Domini
-15 Permanebant in conspectu Domini
5- 5 Dicam veritatem in conspectu tuo
-21 Dum non peccarent in conspectu Dei sui
-24 Perquire si est aliqua iniquitas eorum in conspectu Dei eorum
6-12 Et in conspectu omnium Achior dixit omnia
10-12 Ut invenirent misericordiam in conspectu vestro
-16 Quoniam cum steteris in conspectu ejus
13-25 Subvenisti ruinæ ante conspectum Dei nostri
Esth. 1-10 Eunuchis qui in conspectu ejus ministrabant
2- 9 Et invenit gratiam in conspectu illius
5- 8 Si inveni in conspectu regis gratiam
6-13 Sed cades in conspectu ejus
8-15 Et de conspectu regis egrediens, fulgebat
14- 6 Peccavimus in conspectu tuo
-13 Tribue sermonem... in conspectu leonis
Job. 2- 1 Venisset quoque Satan inter eos, et staret in conspectu ejus
11- 4 Et mundus sum in conspectu tuo
13-15 Vias meas in conspectu ejus arguam
-16 Non enim veniet in conspectu ejus omnis hypocrita
15-15 Et cœli non sunt mundi in conspectu ejus
21- 8 Turba et nepotum in conspectu eorum
25- 5 Stellæ non sunt mundæ in conspectu ejus
Psal. 5- 9 Dirige in conspectu tuo viam meam
9-20 Judicentur gentes in conspectu tuo
H. 10- 5 Non est Deus in conspectu ejus
14- 4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus
15- 8 Providebam Dominum in conspectu meo
16-15 In justitia apparebo conspectui tuo
17- 7 Et clamor meus in conspectu ejus
-13 Præ fulgore in conspectu ejus nubes transierunt
-23 Omnia judicia ejus in conspectu meo
-25 Et secundum puritatem manuum mearum in conspectu oculorum ejus
18-15 Et meditatio cordis mei in conspectu tuo
21-26 Vota mea reddam in conspectu timentium eum
-28 Et adorabunt in conspectu ejus universæ familiæ Gentium
-30 In conspectu ejus cadent omnes
22- 5 Parasti in conspectu meo mensam
30-20 Perfecisti eis, qui sperant in te, in conspectu filiorum hominum
35- 3 Quoniam dolose egit in conspectu ejus
37-18 Et dolor meus in conspectu meo semper
40-13 Confirmasti me in conspectu tuo in æternum
49- 3 Ignis in conspectu ejus exardescet
- 8 Holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper
51-11 Nomen tuum, quoniam bonum est in conspectu sanctorum tuorum
53- 5 Non proposuerunt Deum ante conspectum
55- 9 Posuisti lacrymas meas in conspectu tuo
60- 8 Permanet in æternum in conspectu Dei
67- 4 Justi... et exultent in conspectu Dei
- 5 Exultate in conspectu ejus
- 8 Cum egredereris in conspectu populi tui
68-21 In conspectu tuo sunt omn. qui tribulant me
78-11 Introeat in conspectu tuo gemitus comp.
79-10 Dux itineris fuisti in conspectu ejus
85-14 Et non proposuerunt te in conspectu suo
87- 3 Intret in conspectu tuo oratio mea
88-38 Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo
89- 8 Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo
95- 6 Confessio et pulchritudo in conspectu ejus
97- 2 In conspectu gentium revelavit justitiam
- 6 Jubilate in conspectu regis Domini
- 9 A conspectu Domini, quoniam venit judicare
99- 2 Introite in conspectu ejus, in exultatione
100- 7 Non direxit in conspectu oculorum meorum
101- 1 Et in conspectu Domini effuderit precem
105-23 Stetisset in confractione in conspectu ejus
-46 In conspectu omnium qui ceperant eos
108-14 Iniquitas patrum ejus in conspectu Domini
115-15 Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus
-18 Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus
118-46 Et loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum
-168 Quia omnes viæ meæ in conspectu tuo
-169 Deprecatio mea in conspectu tuo, Domine

Ps. 118-170 Intret postulatio mea in conspectu tuo
137- 1 In conspectu Angelorum psallam tibi
140- 2 Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo
141- 3 Effundo in conspectu ejus orationem meam
142- 2 Quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens
Eccle. 2-26 Homini bono in conspectu suo dedit Deus sapientiam et scientiam
Sap. 7- 9 Æstimabitur argentum in conspectu illius
8-11 Et in conspectu potentium admirabilis ero
12-12 Aut quis in conspectu tuo veniet vindex
-14 Neque rex, neque tyrannus in conspectu tuo
Eccli. 1-37 Ne fueris hypocrita in conspectu hominum
2-20 Et in conspectu illius sanctificabunt animas
6-23 Permanet usque ad conspectum Dei
7-37 Gratia dati in conspectu omnis viventis
16-18 In conspectu illius commovebuntur
17-16 Opera illorum velut sol in conspectu Dei
-17 Iniquitates eorum in conspectu Dei
18-20 Et in conspectu Dei invenies propitiationem
23- 3 Et incidam in conspectu adversariorum
-19 Ne forte obliviscatur te Deus in conspectu illorum
24- 2 Et in conspectu virtutis illius gloriabitur
25-35 Confundet te in conspectu inimicorum
27-26 In conspectu oculorum tuorum condulcabit os suum
28-30 Et cadas in conspectu inimicorum
34-24 Quasi qui victimat filium in conspectu patris
35- 6 Non apparebis ante conspectum Domini vacuus
- 8 Et odor suavitatis est in conspectu Altissimi.
36- 4 Sicut en. in conspectu eorum sanctificatus es In conspectu nostro magnificaberis in eis
38- 3 Et in conspectu magnatorum collaudabitur
-15 Qui delinquit in conspectu ejus qui fecit
39- 4 Et in conspectu præsidis apparebit
- 6 Et in conspectu Altissimi deprecabitur
-25 Et nihil est mirabile in conspectu ejus
42- 1 Invenies gratiam in conspectu omnium
- 8 Eris... et probabilis in conspectu omnium vivorum
43- 3 In conspectu ardoris ejus quis poterit sustinere?
-17 In conspectu ejus commovebuntur montes
45- 3 Glorificavit illum in conspectu regum
46-22 Testimonium præbuit in conspectu Domini
48-25 Isaïas propheta magnus et fidelis in conspectu Dei
49-10 Ezechiel qui vidit conspectum gloriæ
51- 3 Et in conspectu astantium factus es mihi adjutor
Isai. 1-12 Cum veniretis ante conspectum meum
24-23 Et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus
41- 2 Dabit in conspectu ejus Gentes
Jerem. 15- 9 Et residuos ejus in gladium dabo in conspectu inimicorum eorum
17-16 Quod egressum est de labiis meis rectum in conspectu tuo fuit
18-20 Recordare quod steterim in conspectu tuo
-23 Fiant corruentes in conspectu tuo
19- 7 Et subvertam eos gladio in conspectu inimicorum suorum
28-11 Et ait Hananias in conspectu omnis populi
31-39 Exibit ultra norma mensuræ in conspectu ejus super collem Gareb
32-31 Usque ad diem istam qua auferetur de conspectu meo
34-15 Et inistis pactum in conspectu meo
-18 Verba fœderis quibus assensi sunt in conspectu meo
35-19 Stans in conspectu meo cunctis diebus
36- 7 Si forte cadat oratio eorum in conspectu Domini
- 9 Prædicaverunt jejunium in conspectu Dom.
37-11 Et divideret ibi possessionem in conspectu civium
-19 Valeat deprecatio mea in conspectu tuo
39-16 Et erunt in conspectu tuo in die illa
40- 4 Ecce omnis terra in conspectu tuo est
42- 2 Cadat oratio nostra in conspectu tuo
- 9 Misistis me ut prosternerem preces vestras in conspectu ejus
49- 5 Et dispergemini singuli a conspectu vestro
-37 Et in conspectu quærentium animam
Thren. 2-19 Effunde... cor tuum ante conspectum Dom.
3-35 Ut declinaret judicium in conspectu vultus Altissimi
Baruc. 1- 5 Et orabant in conspectu Domini
-12 Et inveniamus gratiam in conspectu eor.
2-19 Et petimus misericordiam ante conspectum tuum, Domine
Ezech. 5-14 Quæ...sunt in conspectu omnis prætereuntis
*Ezech.*10- 2 Ingressusque est in conspectu meo
12- 3 Transmigrabis a. de loco tuo ad locum alterum in conspectu eorum
- 4 Quasi vasa transmigrantis per diem in conspectu eorum
- 6 In conspectu eorum in humeris portaberis
- 7 In humeris portatus in conspectu eorum
16-19 Oleum et mel.. posuisti in conspectu eorum
20-14 De quibus ejeci eos in conspectu earum
-43 Et displicebitis vobis in conspectu vestro
22-16 Et possidebo te in conspectu Gentium
28-18 Et dabo te in cinerem super terram in conspectu omnium
43-24 Et offeres eos in conspectu Domini
44- 4 Et adduxit me... in conspectu domus
-11 Et ipsi stabunt in conspectu eorum
-12 Pro eo quod ministraverunt illis in conspectu idolorum suorum
-15 Et stabunt in conspectu meo ut offerant mihi adipem
46- 9 Et cum intrabit populus terræ in conspectu Domini
Dan. 1- 5 Ut... postea starent in conspectu regis
- 9 In conspectu principis eunuchorum
-18 Introduxit eos præpositus eunuchorum in conspectu Nabuchodonosor
-19 Et steterunt in conspectu regis
2-11 Qui indicet illum in conspectu regis
-24 Introduc me in conspectu regis
3- 3 Stabant autem in conspectu statuæ
-13 Adducti sunt in conspectu regis
-40 Sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo
4- 3 Ut introducerentur in conspectu meo
- 4 Et somnium narravi in conspectu eorum
- 5 Ingressus est in conspectu meo Daniel
5-15 Et nunc introgressi sunt in conspectu meo sapientes magi
7-13 Et in conspectu ejus obtulerunt eum
8-15 Stetit in conspectu meo quasi species viri
9-20 Cumque... et prosternerem preces meas in conspectu Dei mei
10-12 Ut te affligeres in conspectu Dei tui
13-23 Quam peccare in conspectu Domini.
-64 Daniel autem factus est magnus in conspectu populi a die illa
Osee. 6- 3 Et vivemus in conspectu ejus
Jonæ. 2- 5 Abjectus sum a conspectu oculorum tuorum
Zach. 12- 8 Sicut Angelus Domini in conspectu eorum
Malac. 2-17 Dicitis: Omnis qui facit malum, bonus est in conspectu Domini
1 *Mac.* 1- 3 Et siluit terra in conspectu ejus
-17 Paratum est regnum in conspectu Antiochi
3-18 Non est differentia in conspectu Dei cœli liberare in multis, et in paucis
-23 Et exercitus ejus in conspectu ipsius
5- 7 Et contriti sunt in conspectu eorum
-63 Et viri Juda magnificati sunt valde in conspectu omnis Israël
6-60 Et placuit sermo in conspectu regis
7-42 Sic contere exercitum istum in conspectu nostro hodie
8-21 Et placuit sermo in conspectu eorum
10-60 Et invenit gratiam in conspectu eorum
11-24 Et invenit gratiam in conspectu ejus
-26 Et exaltavit eum in conspectu omnium
-38 Quod siluit terra in conspectu suo
-51 Et glorificati sunt Judæi in conspectu regis Et in conspectu omnium qui erant in regno
-52 Et siluit terra in conspectu ejus
14-19 Et lectæ sunt in conspectu Ecclesiæ, in Jerusalem
Luc. 9-52 Et misit nuntios ante conspectum suum
Joan. 20-30 Signa fecit Jesus in conspectu Discipulorum
Act. 2-25 Providebam Dominum in conspectu meo
3-16 Dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrum
-20 Ut cum venerint tempora refrigerii a conspectu Domini
4-19 Si justum est in conspectu Dei
5-41 Ibant gaudentes a conspectu concilii
6- 6 Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum
7-10 Dedit ei gratiam... in conspectu Pharaonis
10- 4 Ascenderunt in memoriam in conspectu Dei
-31 Et eleemosynæ tuæ commemoratæ sunt in conspectu Dei
-33 Omnes nos in conspectu tuo adsumus
27-35 Gratias egit Deo in conspectu omnium
1 *Cor.* 1-29 Ut non glorietur omnis caro in conspectu ej.
Ephes. 1- 4 Ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus in charitate
Hebr. 4-13 Et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus
Jacob. 4-10 Humiliamini in conspectu Domini
1 *Petr.* 3- 4 Qui est in conspectu Dei locuples
1 *Joan.* 3-19 In conspectu ejus suadebimus corda nostra
3 *Joan.* - 6 Qui testimonium reddiderunt charitati tuæ in conspectu Ecclesiæ
Judæ. -24 Qui potens est vos... constituere ante conspectum gloriæ suæ
Apoc. 1- 4 Qui in conspectu throni ejus sunt
4- 6 In conspectu sedis tanquam mare vitreum
7- 9 Stantes ante thronum et in conspectu Agni
-11 Ceciderunt in conspectu throni in facies suas
8- 2 Vidi septem Angelos stantes in conspectu Dei
11- 4 Hi sunt...in conspectu Domini terræ stantes
-16 Qui in conspectu Dei sedent
12-10 Accusabat illos ante conspectum Dei
13-12 Et potestatem prioris bestiæ omnem faciebat in conspectu ejus
-13 Ut etiam ignem faceret de cœlo descendere in terram in conspectu hominum
-14 Quæ data sunt illi facere in conspectu bestiæ
14-10 Cruciabitur igne... in conspectu Angelorum sanctorum et ante conspectum Agni
15- 4 Gentes... adorabunt in conspectu tuo
20-11 A cujus conspectu fugit terra et cœlum
-12 Vidi... pusillos stantes in conspectu throni

CONSPERGO.

Exod. 12-34 Tulit igitur populus conspersam farinam
-39 Coxeruntque farinam quam dudum de Ægypto conspersam tulerant
29- 2 Et crustulam... quæ conspersa sit oleo
-23 (*Tolles*)... crustulam conspersam oleo
-40 Decimam partem similæ conspersæ oleo
Levit. 2- 4 Panes scilicet absq. fermento conspersos oleo
- 5 Si oblatio tua fuerit... similæ conspersæ oleo
- 7 Æque simila oleo conspergetur
6-15 Tollet sacerdos pugillum similæ, quæ conspersa est oleo
-21 Quæ in sartagine oleo conspersa frigetur
7-10 Sive oleo conspersa, sive arida fuerint
-12 Offerent panes absque ferm. conspersos oleo Et collyridas olei admistione conspersas
8-26 Tollens... collyridam conspersam oleo
9- 4 Similam conspersam oleo offerentes
14-10 Tres decimas similæ... quæ conspersa sit oleo
-21 Decimamq. partem similæ conspersæ oleo
23-13 Similæ conspersæ oleo in incensum Domini
Num. 6-15 Azymorum qui conspersi sunt oleo
7-13 Utrumque plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-19 *Idem.* 25 *idem.* 31 *idem.* 37 *idem.* 43 *idem.*
-49 *Idem.* 55 *idem.* 61 *idem.* 67 *idem.* 73 *idem.*
-79 *Idem.*
8- 8 Tollent... similam oleo conspersam
15- 4 Decimam partem ephi, conspersæ oleo
- 6 Quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin
- 9 Dabis... similæ tres decimas conspersæ oleo
28- 5 Partem ephi similæ, quæ conspersa sit oleo
- 9 Duas decimas similæ oleo conspersæ
-12 Similæ oleo conspersæ per singulos arietes
-20 Ex simila, quæ conspersa sit oleo
-28 Similæ oleo conspersæ tres decimas
29- 3 Similæ oleo conspersæ tres decimas
- 9 Similæ oleo conspersæ tres decimas
-14 Similæ oleo conspersæ tres decimas
1 *Reg.* 4-12 Scissa veste, et conspersus pulvere caput
2 *Reg.* 20-12 Amasa autem conspersus sanguine, jacebat
Jerem. 6-26 Accingere cilicio, et conspergere cinere
7-18 Et mulieres conspergunt adipem
Thren. 2-10 Consperserunt cinere capita sua
Ezech. 27-30 Et cinere conspergentur
Dan. 4-20 Et rore cœli conspergatur
Mich. 1-10 In domo Pulveris pulvere vos conspergite
2 *Mac.* 14-15 Conspersi terra rogabant eum

CONSPERSIO.

1 *Cor.* 5- 7 Ut sitis nova conspersio sicut estis azymi

CONSPICIO.

Gen. 13-15 Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo
14-64 Rebecca quoque conspecto Isaac descendit
Exod. 2-13 Die altero conspexit duos Hebræos rixantes
Levit. 20-17 Illaque conspexerit fratris ignominiam
2 *Reg.* 24-20 Conspiciensque Areüna animadvertit regem
1 *Par.* 21-21 Conspexit eum Ornan, et processit ei obv.
Job. 19-27 Quem... et oculi mei conspecturi sunt
Psal. 21-20 Ad defensionem meam conspice
Sap. 15-19 Ex his animalibus bona potest conspicere
Eccli. 9- 5 Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris
16-18 Cum conspexerit illa Deus, tremore concutientur
17-31 Virtutem altitudinis cœli ipse conspicit
1 *Mac.* 4-21 Quibus illi conspectis timuerunt valde
2 *Mac.* 7-20 Quæ pereuntes septem filios... conspiciens
9- 5 Sed qui universa conspicit Dominus Deus

2 *Mac.* 12-22 Ex præsentia Dei, qui universa conspicit
15- 2 Et honora eum, qui universa conspicit
Rom. 1-20 Per ea, quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur

CONSPIRO.

Joan. 9-22 Jam enim conspiraverant Judæi

CONSPUO.

Job. 30-10 Et faciem meam conspuere non verentur
Isai. 50- 6 Faciem meam non averti ab increpantibus et conspuentibus in me
Marc. 10-34 Et conspuent eum, et flagellabunt eum
14-65 Et cœperunt quidam conspuere eum
15-19 Et conspuebant eum, et ponentes genua, adorabant eum
Luc. 18-32 Illudetur et flagellabitur, et conspuetur

CONSTABILITUS.

Isai. 48- 2 Et super Deum Israël constabiliti sunt

CONSTANTER.

1 *Mac.* 2-16 Et filii ejus constanter steterunt
2 *Mac.* 7-10 Et manus constanter extendit
Luc. 23-10 Et Scribæ constanter accusantes eum
Act. 13-46 Constanter Paulus et Barnabas dixerunt
26-26 Scit... rex, ad quem et constanter loquor

CONSTANTIA.

Judith. 9-14 Da mihi in animo constantiam
16-12 Horruerunt Persæ constantiam ejus
Sap. 5- 1 Stabunt justi in magna constantia
Act. 4-13 Videntes autem Petri constantiam

CONSTERNO.

Cant. 3-10 Media charitate constravit propter filias Jerusalem

CONSTERNOR.

Gen. 27-34 Irrugiit (*Esaü*) clamore magno, et consternatus ait
2 *Par.* 12- 6 Consternatique principes Israël et rex
Esth. 4- 4 Quod audiens consternata est
Jerem. 4- 9 Et Prophetæ consternabuntur
Dan. 10- 9 Audiens jacebam consternatus super faciem
1 *Mac.* 3-31 Et consternatus erat animo valde
4-27 Consternatus animo deficiebat
2 *Mac.* 13-23 Mente consternatus Judæos deprecans
14-28 Quibus cognitis Nicanor consternabatur
Luc. 24- 4 Dum mente consternatæ essent de isto

CONSTIPATUS.

1 *Mac.* 6-38 Et perurgere constipatos in legionibus ejus

CONSTITUO.

Gen. 9-17 Hoc erit signum fœderis, quod constitui
17- 5 Quia patrem multarum gentium constitui te
-19 Constituam pactum meum illi in fœdus
27-37 Dominum tuum illum constitui
30-28 Constitue mercedem tuam quam dem tibi
41-34 Qui constituat præpositos per cunctas regiones
-41 Ecce constitui te super universam terram Ægypti
47- 2 Quinque viros constituit coram rege
- 6 Constitue illos magistros pecorum meorum
48-20 Constituitque Ephraïm ante Manassen
Exod. 2-14 Quis te constituit principem et judicem super nos?
7- 1 Ecce constitui te Deum Pharaonis
8- 9 Constitue mihi quando deprecer pro te
9- 5 Constituitq. Dominus tempus, dicens : Cras
18-21 Constitue ex eis tribunos, centuriones
-25 Constituit eos principes populi, tribunos
19-12 Constituesq. terminos populo per circuitum
21-13 Constituam tibi locum in quem fugere debeat
29-30 Qui pontifex pro eo fuerit constitutus
-42 Ubi constituam ut loquar ad te
32-25 Et inter hostes nudum constituerat
Levit. 7-38 Quam constituit Dominus Moysi in monte
26-15 Ut non faciatis ea quæ a me constituta sunt
27-14 Juxta pretium, quod ab eo fuerit constitutum
Num. 1-50 Sed constitue eos super tabernaculum
3-10 Aaron autem et filios ej... constitues
14- 4 Dixerunt... Constituamus nobis ducem
19- 2 Ista est religio victimæ quam constituit Dominus
30-17 Istæ sunt leges quas constituit Dominus
Deut. 1-15 Et constitui eos principes tribunos
9-14 Et constituam te super gentem
16-18 Judices et magistros constitues in omnibus portis tuis
-22 Nec facies tibi, neque constitues statuam
17-14 Et dixeris : Constituam super me regem
Deut. 17-15 Eum constitues quem Dominus... elegerit
-16 Cumque fuerit constitutus
28-13 Constituet te Dominus in caput
-36 Ducet te Dominus et regem tuum, quem constitueris super te
32- 8 Constituit terminos populorum
-13 Constituit eum super excelsam terram
Josue. 20- 9 Hæ civitates constitutæ sunt cunctis filiis Israël
Judic. 9- 6 Et constituerunt regem Abimelech
-15 Si vere me regem vobis constituitis
-16 Si recte et absque peccato constituistis super regem Abimelech
-18 Qui... et constituistis regem Abimelech
-28 Et constituit principem Zebul servum suum
1 *Reg.* 8- 5 Constitue nobis regem, ut judicet nos
-12 Et constituet sibi tribunos et centuriones
-22 Audi vocem eorum, et constitue super eos regem
10-19 Nequaquam, sed regem constitue super nos
11-11 Constituit Saül populum in tres partes
12- 1 Estis ad me, et constitui super vos regem
15-11 Pœnitet me quod constituerim Saül regem
-35 Dominum pœnitebat quod constituisset eum regem super Israël
22- 2 Et convenerunt ad eum omnes qui erant in angustia constituti
25-30 Cum... et constituerit te ducem super Israël
29- 4 Sedeat in loco suo, in quo constituisti eum
30-25 Et deinceps constitutum et præfinitum
2 *Reg.* 2- 9 Regemque constituit super Galaad
7-11 Ex die qua constitui judices super populum
15- 3 Sed non est qui te audiat constitutus a rege
- 4 Quis me constituat judicem super terram
17-25 Amasam vero constituit Absalom pro Joab
18- 1 David... constituit super eos tribunos
20- 5 Et moratus est extra placitum quod ei constituerat rex
23- 1 Dixit vir, cui constitutum est de Christo Dei
24-15 De mane usque ad tempus constitutum
-18 Ascende, et constitue altare Domino
3 *Reg.* 1-43 Rex David regem constituit Salomonem
2-15 A Domino enim constitutum est ei
-35 Constituit rex Banaiam filium Joiadæ
4-28 Ubi erat rex, juxta constitutum sibi
7-39 Et constituit decem bases
8-21 Et constitui ibi locum arcæ
9-22 Non constituit Salomon servire quemquam
10- 9 Et constituit te regem, ut faceres judicium
11-18 Et cibos constituit et terram delegavit
-24 Et constituerunt eum regem in Damasco
-28 Constituerat eum præfectum super tributa
12- 1 Illuc enim congregatus erat omnis Israël ad constituendum eum regem
-20 Et constituerunt eum regem super om. Is.
-32 Constituitq. diem solemnem in mense octavo Constituitque in Bethel sacerdotes excelsor.
14-14 Constituit autem sibi Dominus regem
16-21 Media pars populi sequebatur Thebni... ut constitueret eum regem
22-48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom
4 *Reg.* 7-17 Rex ducem illum... constituit ad portam
8-20 Recessit Edom... et constituit sibi regem
10- 5 Nec constituemus nobis regem
14-21 Et constituerunt eum regem pro patre ejus Amasia
17-21 Et constituerunt sibi regem Jeroboam
21-24 Et constituerunt sibi regem Josiam filium ejus pro eo
23-30 Et constituerunt eum regem pro patre suo
-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ
24-17 Constituit Matthaniam patruum ejus pro eo
25-23 Quod constituisset rex Babylonis Godoliam
-30 Annonam quoque constituit ei
1 *Par.* 6-31 Isti sunt quos constituit David super cantores
9-22 Quos constituerunt David et Samuël videns
12-18 Eos David, et constituit principes turmæ
-38 Venerunt... ut constituerent regem David
15-16 Ut constituerent de fratribus suis cantores
-17 Constitueruntque Levitas : Heman filium Joël
16- 1 Et constituerunt eam in medio tabernaculi
- 4 Constituitq. coram arca Domini de Levitis
-17 Et constituit illud Jacob in præceptum
-38 Et Obededom... et Hosa constituit janitores
18-13 Et constituit in Edom præsidium
22- 2 Et constituit ex eis latomos ad cædendos lap.
23- 1 David... regem constituit Salomonem
2 *Par.* 1- 8 Et constituisti me regem pro eo
-11 Ut judicare possis populum meum, super quem constitui te regem
6- 6 Ut constituerem eum super... Israël
8-14 Et constituit juxta dispositionem David
2 *Par.* 9-25 Constituitque eos in urbibus quadrigarum
10- 1 Convenerat ut constituerent eum regem
11-15 Qui constituit sibi sacerdotes excelsorum
-22 Constituit vero in capite Abiam filium Maacha
17- 2 Constituitque militum numeros in cunctis civitatibus
19- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civ.
- 8 In Jerusalem quoque constituit Josaphat Levitas
21- 8 Rebellavit Edom... et constituit sibi regem
22- 1 Constituerunt autem habitatores Jerusalem Ochoziam filium ejus
23-10 Constituitque omnem populum tenentium pugiones a parte templi dextra
-11 Et constituerunt eum regem
-18 Constituit a. Joïada præpositos in domo Do.
-19 Constituit quoque janitores in portis domus
24- 6 Pecuniam, quæ constituta est a Moyse
- 9 Ut deferrent singuli pretium Domino, quod constituit Moyses
-11 Et quem primus sacerdos constituerat
25- 5 Et constituit eos per familias
26- 1 Filium ejus Oziam... constituit regem
29-25 Constituit quoque Levitas in domo Domini
31- 2 Ezechias a. constituit turmas sacerdotales
32- 6 Constituitque principes bellatorum in exercitu
33-14 Constituitque principes exercitus
-25 Constituit regem Josiam filium ejus pro eo
35- 2 Et constituit sacerdotes in officiis suis
36- 1 Constituit regem pro patre suo in Jerusalem
- 4 Constituitque pro eo regem Eliakim
-10 Regem vero constituit Sedeciam patruum
1 *Esdr.* 3- 8 Et constituerunt Levitas a viginti annis
5-14 Sassabasar... quem et principem constituit
7-25 Tu a. Esdra... constitue judices ac præsides
10-14 Constituantur principes in univ. multitudine
2 *Esdr.* 2- 6 Et misit me, et constitui ei tempus
12-45 Ab exordio erant principes constituti cant.
13-13 Et constituimus super horrea Selemiam
-19 Et de pueris meis constitui super portas
-30 Et constitui ordines sacerdotum et Levit
-31 In temporibus constitutis, et in primitivis
Tobiæ. 4-18 Vinum t. super sepulturam justi constitue
Judith. 2- 9 Frumentum ex omni Syria.. parari constituit
4- 7 Et fecerunt filii Israël secundum quod constituerat eis... Eliachim
7- 8 Muniunt illos colles in præcipitio constituti
-10 Et constituit per gyrum centenarios
8-13 In arbitrium vestrum, diem constituistis ei
-16 Et in spiritu constituti humiliato
12- 1 Constituit quid daretur illi de convivio suo
Esth. 8- 2 Esther autem constituit Mardochæum super domum suam
-12 Et constituta est per omnes provincias una ultionis dies
9-17 Quem (*diem*) constituerunt esse solemnem
-18 Eumdem diem constituerunt solemnem
-31 Sicut constituerant Mardochæus et Esther
15-13 Sed pro omnibus hæc lex constituta est
Job. 14- 5 Constituisti terminos ejus
-13 Donec... et constituas mihi tempus in quo recorderis mei?
30-23 Ubi constituta est domus omni viventi
34-13 Quem constituit alium super terram?
Psal. 2- 6 Ego autem constitutus sum rex ab eo
4-10 Singulariter in spe constituisti me
8- 7 Et constituisti eum super opera manuum tuarum
9-21 Constitue, Domine, legislatorem super eos
17-44 Constitues me in caput Gentium
40- 9 Verbum iniquum constituerunt adversum me
44-17 Constitues eos principes super omn. terram
88-48 Numquid enim vane constituisti omnes filios hominum?
104-21 Constituit eum dominum domus suæ
106-36 Et constituerunt civitatem habitationis
108- 6 Constitue super eum peccatorem
117-27 Constituite diem solemnem in condensis,
139- 3 Tota die constituebant prælia
Sap. 7-37 Amicos Dei et prophetas constituit
9- 2 Et sapientia tua constituisti hominem
11-25 Nec enim odiens aliquid constituisti
13- 3 Generator hæc omnia constituit
14-15 Et constituit inter servos suos sacra
Eccli. 8- 2 Ne forte contra te constituat litem tibi
15-14 Deus ab initio constituit hominem
17-10 Testamentum æternum constituit cum illis
33-30 In opera constitue eum : sic enim condecet
46-10 Ipsi duo constituti a periculo liberati sunt
Isai. 3- 7 Nolite constituere me principem populi
44- 7 Et ordinem exponat mihi, ex quo constitui populum antiquum

Isai. 62- 6 Super muros tuos Jerusalem constitui custodes
Jerem. 1-10 Ecce constitui te hodie super Gentes
6-17 Ecce constitui super vos speculatores
20- 1 Sacerdos qui constitutus erat princeps in domo Domini
37- 1 Quem constituit regem Nabuchodonosor
Baruc. 1-20 Quæ constituit Dominus Moysi servo suo
5- 7 Constituit enim Dominus humiliare omnem montem excelsum
6-16 Constitutis illis in domo
-33 Neque regem constituere possunt
Ezech. 17-16 In loco regis, qui constituit eum regem
19- 5 Tulit unum de leunculis suis et leonem constituit eum
33- 2 Cum... et constituerit eum super se speculatorem
39-14 Viros jugiter constituent lustrantes terram
Dan. 1- 5 Et constituit eis rex annonam
-10 Timeo... regem, qui constituit vobis cibum
-11 Et dixit Daniel ad Malasar, quem constituerat princeps Eunuchorum
2-21 Transfert regna, atque constituit
-22 Ipse... novit in tenebris constituta
-24 Daniel ingressus ad Arioch, quem constituerat rex ut perderet sapientes
-38 Et sub ditione tua universa constituit
-48 Et constituit eum (*Danielem*) principem
-49 Et constituit super opera provinciæ Babylonis Sidrach...
3- 3 Qui erant in potestatibus constituti
- 5 Adorate statuam auream quam constituit Nabuchodonosor rex
- 7 Adoraverunt statuam auream quam constituerat Nabuchodonosor
-12 Sunt ergo viri Judæi, quos constituisti
-14 Et statuam auream, quam constitui, non adoratis?
4-14 Et humillimum hominem constituet
5-11 Principem magorum... constituit eum
6- 1 Et constituit super regnum satrapas
- 4 Porro rex cogitabat constituere eum super omne regnum
-10 Quod cum Daniel comperisset, id est, constitutam legem, ingressus est
-12 Rex, numquid non constituisti, ut omnis
-13 Daniel... non curavit de lege tua, et de edicto, quod constituisti
-15 Quod constituerit rex non liceat immutari.
-26 A me constitutum est decretum
7-12 Tempora vitæ constituta essent eis
13- 5 Et constituti sunt de populo duo senes
Amos. 5-15 Et constituite in porta judicium
1 Mac. 1- 2 Constituit prælia multa, et obtinuit
-19 Et constituit bellum adversus Ptolemæum
2-32 Et constituerunt adversus eos prælium
3-36 Et ut constitueret habitatores... alienigenas
-55 Et post hæc constituit Judas duces populi,
5-27 Et in crastinum constituerunt admovere exercitum civitatibus his
6-17 Et constituit regnare Antiochum filium ejus
-50 Et constituit illic custodiam servare eam
-55 Philippus, quem constituerat rex Antiochus
-59 Et constituamus illis ut ambulent in legit.
7- 9 Alcimum impium constituit in sacerdotium:
-49 Et constituit agi omnibus annis diem istam
8- 7 Et daret obsides, et constitutum
-17 Et misit... constituere cum illis amicitiam
-29 Constituerunt Romani populo Judæorum
9-25 Et constituit eos dominos regionis
10-20 Constituimus te hodie summum sacerdotem
-32 Ut constituat in ea viros quoscumque ipse elegerit
-37 Ex his constituentur super negotia regni
-69 Constituit Demetrius rex Apollonium ducem
11-57 Constituo tibi sacerdotium, et constituo te super quatuor civitates
-59 Et Simonem fratrem ejus constituit ducem
12-26 Annuntiaverunt quod constituunt supervenire illis nocte
13-38 Quæcumque e. constituimus, vobis constant
-52 Et constituit ut omnibus annis agerentur
14-10 Constituebat eas ut essent vasa munitionis
-42 Et ut constitueret præpositos super opera
15-38 Et constituit rex Cendebæum ducem
-41 Et collocavit illic equites et exercitum... sicut constituit ei rex
16-11 Et Ptolemæus... constitutus erat dux
2 Mac. 1-29 Constitue populum tuum in loco sancto tuo
3- 4 Simon a... præpositus templi constitutus
-14 Constituta a. die intrabat de his Heliodorus
-21 Erat enim... magni sacerdotis in agone constituti expectatio
-31 Qui in supremo spiritu erat constitutus
2 Mac. 4- 9 Si potestati ejus concederetur... ephebiam sibi constituere
-11 Quæ... Judæis a regibus fuerant constituta
-12 Etenim ausus est, sub ipsa arce gymnasium constituere
5-22 Crudeliorem eo ipso a quo constitutus est
7- 9 Et in ultimo spiritu constitutus, sic ait
8-10 Constituit autem Nicanor ut regi tributum
-22 Constituit itaque fratres suos duces
-36 Quod sequerentur leges ab ipso constitutas.
9-21 Et ego in infirmitate constitutus
10-11 Constituit super negotia regni Lysiam
-12 Justi tenax erga Judæos esse constituit
12-20 Sex millibus et constitutis per cohortes
13- 3 Sed sperans constitui in principatum
-14 Circa Modin exercitum constituit
14-13 Et constitueret Alcimum... summum sacerdotem
-15 Rogabant eum qui populum su. constituit
-21 Itaque diem constituerunt qua... agerent
15- 9 Promptiores constituit eos
Matth. 8- 9 Et ego homo sum sub potestate constitutus
24-45 Servus... quem constituit dominus suus
-47 Super omnia bona sua constituet eum
25-21 Fuisti fidelis, super multa te constituam
-23 Fuisti fidelis, super multa te constituam
26-15 At illi constituerunt ei triginta argenteos
-19 Fecerunt Discipuli sicut constituit illis Jesus
27-10 Sicut constituit mihi Dominus
28-16 In montem, ubi constituerat illis Jesus
Luc. 3-13 Nihil amplius quam quod constitutum est vobis, faciatis
7- 8 Et ego homo sum sub potestate constitutus
12-14 Homo, quis me constituit judicem
-42 Quem constituit Dominus supra familiam
-44 Supra omnia quæ possidet constituet illum
Joan. 5-13 Jesus e. declinavit a turba constituta in loco
Act. 6- 3 Quos constituamus super hoc opus
7-10 Et constituit eum præpositum super Ægypt.
-27 Quis te constituit principem et judicem
-35 Quis te constituit principem et judicem?
10-42 Ille qui constitutus est a Deo judex
14-22 Et cum constituissent illis... presbyteros
26-16 Apparui tibi, ut constituam te ministrum
28-22 Cum constituissent autem illi diem
Rom. 5-19 Peccatores constituti sunt multi
Justi constituentur multi
1 Cor. 6- 4 Illos constituite ad judicandum
2 Cor. 4-14 Et nos cum Jesu suscitabit, et constituet vobiscum
Galat. 2-18 Prævaricatorem me constituo
Ephes. 1-20 Et constituens ad dexteram suam
1 Tim. 2- 2 Qui in sublimitate constituti sunt
Tit. 1- 5 Ut... et constituas per civitates presbyteros
Hebr. 1- 2 Locutus est in Filio quem constituit hæredem
2- 7 Et constituisti eum super opera manuum tuarum
5- 1 Pontifex... pro hominibus constituitur in iis
7-28 Lex enim homines constituit sacerdotes
8- 3 Omnis enim pontifex ad offerendum munera et hostias constituitur
Jacob. 3- 6 Lingua constituitur in membris nostris
4- 4 Quicumque ergo voluerit amicus esse sæculi hujus, inimicus Dei constituitur
2 Petr. 1- 8 Nec sine fructu vos constituent in... Christi cognitione
Judæ. -24 Qui potens est vos... constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos

CONSTITUTIO.

Eccli. 40-25 Aurum et argentum est constitutio pedum
Matth 13-35 Eructabo abscondita a constitutione mundi
25-34 Possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi
Luc. 11-50 Sanguis omnium Prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi
Joan. 17-24 Dilexisti me ante constitutionem mundi
Ephes. 1- 4 Elegit nos... ante mundi constitutionem
1 Petr. 1-20 Præcogniti quidem ante mundi constitutionem
Apoc. 17- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ a constitutione mundi

CONSTITUTUM.

1 Mac. 7-18 Transgressi sunt enim constitutum
2 Mac. 6-23 Secundum sanctæ et a Deo conditæ legis constituta
12-25 Et cum fidem dedisset restituturum se eos secundum constitutum

CONSTO.

Levit. 25-16 Tanto minoris et emptio constabit
Judith. 11- 8 Constat enim, Deum nostrum sic peccatis offensum
Sap. 10- 7 Fumigabunda constat deserta terra
1 Mac. 9-14 Et convenerunt... omnes constantes corde
13-38 Quæcumque e. constituimus, vobis constant
2 Mac. 8-21 His verbis constantes effecti sunt
Act. 23-11 Constans esto, sicut enim testificatus es
Colos. 1-17 Et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant

CONSTRINGO.

Exod. 29- 5 Et rationali, quod constringes baltoo
Num. 30- 3 Si quis... se constrinxerit juramento
- 4 Mulier si... et se constrinxerit juramento
-11 Uxor... cum se voto constrinxerit
-14 Si voverit et juramento se constrinxerit
Judic. 21- 5 Grandi enim juramento se constrinxerant
-18 Constricti juramento et maledictione
1 Reg. 14-28 Jurejurando constrinxit pater tuus populum
2 Par. 6-22 Si peccaverit quispiam,... seque maledicto constrinxerit
Job. 34-37 Inter nos interim constringatur
38-30 Superficies abyssi constringitur
Psal. 31- 9 Et freno maxillas eorum constringe
Prov. 5-22 Funibus peccatorum suorum constringitur
Isai. 28-22 Ne forte constringantur vincula vestra

CONSTRUO.

Num. 21-27 Ædificetur et construatur civitas Sehon
Josue. 22-22 Si prævaricationis animo, hoc altare construximus
2 Par. 27- 3 Et in muro Ophel multa construxit
33- 3 Construxitque aras Baalim, et fecit lucos
1 Esdr. 6-14 Ædificaverunt et construxerunt jubente Deo
2 Esdr. 3-16 Et usque ad piscinam, quæ grandi opere constructa est
Tobiæ. 4- 2 Et ea in corde tuo, quasi fundamentum construe
1 Mac. 10-45 Sumptus dabuntur de ratione regis, et ad construendos muros in Juda
15- 7 Quæ construxisti, quæ tenes, maneant tibi
2 Mac. 2-13 Et ut construens bibliothecam, congregavit
Ephes. 2-21 In quo omnis ædificatio constructa crescit
Colos. 2-19 Constructum crescit in augmentum Dei

CONSTUPRO.

Jerem. 2-16 Constupraverunt te usque ad verticem

CONSUESCO.

Gen. 40-13 Sicut ante facere consueveras
Exod. 5-18 Et reddetis consuetum numerum laterum.
21- 7 Sicut ancillæ exire consueverunt
22-17 Quam virgines accipere consueverunt
Levit. 22-13 Sicut puella consueverat, aletur cibis patris
Num. 16-29 Si consueta hominum morte interierint
22-30 Nonne animal tuum sum, cui semper sedere consuevisti
Josue. 4-18 Aquæ... fluebant sicut ante consueverant
Judic. 2-19 Viam... per quam ambulare consueverunt
8-24 Inaures enim aureas Ismaelitæ habere consueverant
14-10 Sic enim juvenes facere consueverant
1 Reg. 14-14 Quam par boum in die arare consuevit
1 Par. 12-15 Quando inundare consuevit super ripas
2 Par. 9-14 Et negotiatores afferre consueverant
23- 8 Non dimiserat abire turmas quæ sibi... succedere consueverant
34- 4 Qui eis immolare consueverant
Esth. 1- 9 Ubi Assuerus manere consueverat
14- 2 Loca, in quibus ante lætari consueverat
Isai. 16-10 Non calcabit qui calcare consueverat
23- 1 Domus unde venire consueverant
Dan. 3-19 Sextuplum quam succendi consueverat
6-10 Sicut et ante facere consueverat
2 Mac. 14-30 Videns... et consuetum occursum ferocius exhibentem
Matth. 27-15 Consueverat præses populo dimittere unum
Marc. 10- 1 Et sicut consueverat, iterum docebat illos

CONSUETUDO.

Gen. 29-26 Non est in loco nostro consuetudinis
31-35 Quia juxta consuetudinem fœminarum nunc accidit mihi
Levit. 18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti
Judic. 3- 2 Ut postea discerent... et habere consuetudinem præliandi
11-39 Mos increbruit... et consuetudo servata est
18- 7 Juxta consuetudinem Sidoniorum
1 Reg. 17-39 Non enim habebat consuetudinem
20-25 Cumque sedisset rex super cathedram suam secundum consuetudinem
4 Reg. 17-33 Serviebant juxta consuetudinem Gentium
-40 Sed juxta consuetudinem suam pristinam perpetrabant
Judith. 13-12 Exierunt duæ, secundum consuetudinem
Esth. 8- 8 Hæc enim consuetudo erat

Esth. 13- 4 Contra... Gentium consuetudinem faciens
Sap. 14-16 Convalescente iniqua consuetudine
Eccli. 34-12 Vidi... plurimas verborum consuetudines
Ezech. 16-34 Factumque est in te contra consuetudinem
Dan. 14-14 Ingressi sunt nocte juxta consuetudinem
1 *Mac.* 10-89 Sicut consuetudo est dari cognatis regum
2 *Mac.* 11-25 Ut agerent secundum suorum majorum consuetudinem
12-38 Secundum consuetudinem purificati
13- 4 Jussit, ut eis est consuetudo, apprehensum in eodem loco necari
Luc. 1- 9 Secundum consuetudinem sacerdotii
2-27 Ut facerent secundum consuetudinem legis
-42 Secundum consuetudinem diei festi
4-16 Et intravit secundum consuetudinem suam
22-39 Ibat secundum consuetudinem in montem
Joan. 18-39 Est autem consuetudo vobis ut unum dimittam vobis in Pascha
Act. 17- 2 Secundum consuetudinem autem Paulus introïvit
21-21 Neque secundum consuetudinem ingredi
25-16 Non est Romanis consuetudo damnare
26- 3 Et quæ apud Judæos sunt consuetudines
1 *Cor.* 11-16 Nos talem consuetudinem non habemus
Hebr. 5-14 Qui pro consuetudine exercitatos habent sensus
10-25 Sicut consuetudinis est quibusdam

CONSUL.

Job. 3-14 Cum regibus, et consulibus terræ qui ædificant sibi solitudines
1 *Mac.* 15-16 Lucius consul Romanorum... salutem

CONSULO.

Gen. 25-22 Perrexitque ut consuleret Dominum
Num. 7-89 Ut consuleret oraculum, audebat
9- 8 State ut consulam quid præcipiat Dominus
27-21 Eleazar sacerdos consulet Dominum
Deut. 18-11 Nec incantator, nec qui pythones consulat
Judic. 1- 1 Consuluerunt filii Israël Dominum
18- 5 Rogaverunt autem eum ut consuleret Dominum
20-18 Consulueruntque Deum, atque dixerunt
-23 Consulerentque eum, et dicerent
-28 Consuluerunt igitur Dominum
1 *Reg.* 9- 9 Unusquisque vadens consulere Deum
10-22 Et consuluerunt post hæc Dominum
14-37 Et consuluit Saül Dominum
22-10 Qui consuluit pro eo Dom. et cibaria dedit
-13 Quare... et consuluisti pro eo Dominum
-15 Num hodie cœpi pro eo consulere Deum?
23- 2 Consuluit ergo David Dominum
- 4 Rursum ergo David consuluit Dominum
28- 6 Consuluitque Dominum, et non respondit ei
30- 8 Et consuluit David Dominum, dicens
2 *Reg.* 2- 1 Igitur post hæc consuluit David Dominum
5-19 Et consuluit David Dominum, dicens
-23 Consuluit autem David Dominum
16-23 Quasi si quis consuleret Deum
21- 1 Et consuluit David oraculum Domini
3 *Reg.* 14- 5 Ut consulat te super filio suo qui ægrotat
4 *Reg.* 1- 2 Ite, consulite Beelzebub Deum Accaron
- 3 Non est Deus in Israël ut eatis ad consulendum Beelzebub
- 6 Mittis ut consulatur Beelzebub
-16 Misisti nuntios ad consulendum Beelzebub
8- 8 Vade... et consule Dominum per eum
22-13 Ite, et consulite Dominum super me
-18 Qui misit vos ut consuleretis Dominum
1 *Par.* 10-13 Insuper etiam pythonissam consuluerit
14-10 Consuluitque David Dominum dicens
-14 Consuluitque rursum David Deum
2 *Par.* 18- 4 Consule, obsecro, impræsentiarum sermonem Domini
Ezech. 21-21 Interrogavit idola, exta consuluit
-23 Eritque quasi consulens frustra oraculum
1 *Mac.* 8-15 Et quotidie consulebant trecentos viginti
2 *Mac.* 4-21 Propriis (*Antiochus*) utilitatibus consulens
11-15 In omnibus utilitati consulens
14- 8 Secundo autem etiam civibus consulens

CONSUMMATIO.

1 *Esdr.* 9-14 Iratus es nobis usque ad consummationem
Psal. 28- 1 In consummatione tabernaculi
58-14 Annuntiabuntur in consummatione, in ira consummationis, et non erunt
118-96 Omnis consummationis vidi finem
Sap. 3-19 Nationis enim iniquæ diræ sunt consummationes
6-19 Custoditio autem legum, consummatio incorruptionis est
7-18 (*Ut sciam*) initium, et consummationem
Eccli. 1-19 In diebus consummationis illius benedicetur
16-21 Interrogatio omnium in consummatione est
18-24 Memento iræ in die consummationis
21-10 Et consummatio illorum flamma ignis
-13 Consummatio timoris Dei sapientia
33-24 In die consummationis dierum vitæ tuæ
37-14 Cum operario... de consummatione anni
38-31 Cor suum dabit in consummationem oper.
39-34 In tempore consummationis effundent virtutem
40-14 Sic prævaricatores in consummatione tabescent
43- 7 Luminare quod minuitur in consummatione
- 8 Crescens mirabiliter in consummatione
-29 Consummatio autem sermonum, ipse est
47-12 Et ornavit tempora usque ad consummationem vitæ
50-11 Vestiri eum in consummationem virtutis
-15 Et consummatione fungens in ara
Isai. 10-22 Consummatio abbreviata inundabit justitiam
-23 Consummationem enim et abbreviationem Dom. Deus exercituum faciet
28-22 Consummationem enim et abbreviationem audivi a Domino
Jerem. 1- 3 Usque ad consummationem undecimi anni
4-27 Sed tamen consummationem non faciam
5-10 Consummationem autem nolite facere
-18 Non faciam vos in consummationem
30-11 Faciam enim consummationem in cunctis Gentibus, in quibus dispersi te
Te autem non faciam in consummationem
Ezech. 11-13 Consummationem tu facis reliquiarum Isr.
Dan. 9-27 Et usque ad consummationem et finem
Nahum. 1- 8 Consummationem faciet loci ejus
- 9 Consummationem ipse faciet
Soph. 1-18 Consummationem cum festinatione faciet
1 *Mac.* 3-42 Quæ mandavit populo facere in interitum, et consummationem
2 *Mac.* 2- 9 Obtulit sacrificium dedicationis et consummationis templi
Matth. 13-39 Messis vero, consummatio sæculi est
-40 Sic erit in consummatione sæculi
-49 Sic erit in consummatione sæculi
24- 3 Et quod signum adventus tui et consummationis sæculi?
-14 Et tunc veniet consummatio
28-20 Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi
2 *Cor.* 13- 9 Et oramus vestram consummationem
Ephes. 4-12 Ad consummationem sanctorum
Hebr. 6- 8 Cujus consummatio in combustionem
7-11 Si ergo consummatio per sacerdotium leviticum erat
9-26 Semel in consummatione sæculorum

CONSUMMATOR.

Hebr. 12- 2 Aspicientes in... consummatorem Jesum

CONSUMMO.

Gen. 6-16 In cubito consummabis summitatem ejus
3 *Reg.* 6- 9 Et ædificavit domum, et consummavit eam
1 *Esdr.* 10-17 Et consummati sunt omnes viri
Tobiæ. 14- 1 Et consummati sunt sermones Tobiæ
Psal. 118-87 Paulominus consummaverunt me in terra
Prov. 22- 8 Et virga iræ suæ consummabitur
Sap. 4-13 Consummatus in brevi explevit tempora
-16 Condemnat.. juventus celerius consummata
6-16 Sensus est consummatus
9- 6 Nam et si quis erit consummatus inter filios hominum
12-17 Tu, qui non crederis esse in virtute consummatus
15- 3 Nosse enim te, consummata justitia est
Eccli. 18- 6 Cum consummaverit homo, tunc incipiet
34- 8 Sine mendacio consummabitur verbum legis
38- 7 Et non consummabuntur opera ejus
-34 Cor suum dabit ut consummet linitionem
Isai. 10-25 Consummabitur indignatio et furor meus
16- 4 Consummatus est miser
29-20 Consummatus est illusor
32-10 Consummata est enim vindemia
33- 1 Cum consummaveris deprædationem
Dan. 9-24 Ut consummetur prævaricatio
Amos. 7- 2 Cum consummasset comedere herbam terræ
1 *Mac.* 4-51 Et consummaverunt omnia opera, quæ fecerant
13-10 Acceleravit consummare universos muros
2 *Mac.* 1-23 Dum consummaretur sacrificium
3-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam ex Judæis circa Heliodorum consummatam
15-40 Hic ergo erit consummatus
Matth. 7-28 Cum consummasset Jesus verba hæc
10-23 Non consummabitis civitates Israel
11- 1 Cum consummasset Jesus, præcipiens duodecim Discipulis suis
13-53 Cum consummasset Jesus parabolas istas
19- 1 Cum consummasset Jesus sermones istos
26- 1 Cum consummasset Jesus sermones hos
Marc. 13- 4 Quando hæc omnia incipient consummari
Luc. 2-21 Et postquam consummati sunt dies octo
-43 Consummatisque diebus cum redirent
4- 2 Et consummatis illis, esuriit
-13 Et consummata omni tentatione, diabolus recessit ab illo
13-32 Et cras, et tertia die consummor
14-30 Cœpit ædificare et non potuit consummare
15-14 Et postquam omnia consummasset
18-31 Et consummabuntur omnia quæ scripta sunt
Joan. 17- 4 Opus consummavi, quod dedisti mihi
-23 Ut sint consummati in unum
19-28 Sciens Jesus quia omnia consummata sunt
Ut consummaretur Scriptura, dixit: Sitio.
-30 Jesus... dixit: Consummatum est
Act. 13-29 Cumque consummassent omnia
20-24 Dummodo consummem cursum meum
21-27 Dum autem septem dies consummarentur
Rom. 2-27 Judicabit id, quod ex natura est præputium legem consummans
9-28 Verbum enim consummans et abbrevians
15-28 Hoc igitur cum consummavero
Galat. 3- 3 Nunc carne consummemini?
2 *Tim.* 4- 7 Cursum consummavi, fidem servavi
Hebr. 2-10 Per passionem consummare
5- 9 Et consummatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis
8- 5 Cum consummaret tabernaculum
- 8 Et consummabo super domum Israël
9- 6 Sacrificiorum officia consummantes
10-14 Una enim oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos
11-40 Ut non sine nobis consummarentur
Jacob. 1-15 Peccatum vero cum consummatum fuerit
2-22 Et ex operibus fides consummata est?
1 *Petr.* 4- 3 Ad voluntatem Gentium consummandam
Apoc. 10- 7 Consummabitur mysterium Dei
15- 1 Quoniam in illis consummata est ira Dei
- 8 Donec consummarentur septem plagæ sept. Angelorum
17-17 Donec consummentur verba Dei
20- 3 Donec consummentur mille anni
- 5 Donec consummentur mille anni
- 7 Et cum consummati fuerint mille anni

CONSUMO.

Gen. 6-17 Universa, quæ in terra sunt, consumentur
7-21 Consumptaque est omnis caro
21-15 Cumque consumpta esset aqua in utre
35-29 Consumptusque ætate, mortuus est
41-20 Quæ, devoratis et consumptis prioribus
-30 Consumptura est enim fames omn. terram
-36 Et non consumetur terra inopia
42- 2 Et non consumamur inopia
43- 2 Consumptisque cibis quos ex Ægypto detulerant
Exod. 18-18 Stulto labore consumeris et tu et populus
Levit. 6-11 Usque ad favillam consumi faciet
-23 Sacrificium sacerdotum igne consumetur
26-16 In egestate et ardore... qui consumat animas vestras
-20 Consumetur incassum labor vester
-22 Immittamque in vos bestias agri, quæ consumant vos
-38 Et hostilis vos terra consumet
-44 Eos neque sic despexi ut consumerentur
Num. 14-12 Feriam igitur eos pestilentia, atque consumam
-33 Donec consumantur cadavera patrum
17-12 Ecce consumpti sumus, omnes perivimus
31-10 Viculos et castella flamma consumpsit
32-13 Donec consumeretur universa generatio
Deut. 2-14 Donec consumeretur omnis generatio
4-24 Quia Dom. Deus tuus ignis consumens est
7-22 Ipse consumet nationes has in conspectu tuo
9- 3 Transibit... ignis devorans atque consumens
13-16 Ita ut universa consumas Domino Deo tuo
28-21 Donec consumat te de terra
-42 Et fruges terræ tuæ rubigo consumet
-65 Dabit... et animam consumptam mœrore
29- 5 Nec calceamenta pedum vestrorum vetustate consumpta sunt
-21 Et consumat eum in perditionem
32-24 Consumentur fame, et devorabunt eos aves
-36 Defecerunt, residuique consumpti sunt
Josue. 5- 6 Donec consumerentur, qui non audierant vocem Domini
7-25 Cuncta quæ illius erant igne consumpta sunt
9-13 Trita sunt, et pene consumpta
10-20 Usque ad internecionem pene consumptis
-37 Quæ in ea reperit, consumens gladio
11-13 Asor munitissimam flamma consumpsit
Judic. 6-21 Et carnes azymosque panes consumpsit

Judic. 9-20 Ignis... et consumat habitatores Sichem
15- 5 Vineas quoq. et oliveta flamma consumeret
-14 Sicut solent ad odorem ignis lina consumi
20-48 Viculos Benjamin vorax flamma consumpsit
2 Reg. 11-25 Nunc hunc et nunc illum consumit gladius.
18- 8 Quos saltus consumpserat de populo
22-15 Misit... fulgur, et consumpsit eos
-38 Et non convertar donec consumam eos
-39 Consumam eos, et confringam
3 Reg. 21-26 Amorrhæi, quos consumpsit Dominus
4 Reg. 7-13 Alii enim consumpti sunt
13-17 Percutiesq. Syriam... donec consumas eam
14-26 Et quod consumpti essent usque ad clausos
17- 8 Et ambulaverunt juxta ritum gentium quas consumpserat Dominus
2 Par. 21-19 Et sic longa consumptus tabe
2Esdr. 2-13 Et considerabam murum Jerus. dissipatum, et portas ejus consumptas igni
-17 Et portæ ejus consumptæ sunt igni
*Judith.*11-12 Et volunt consumere quæ nec manibus deberent contingere
Job. 1-16 Ignis... et tactas oves puerosque consumpsit
4- 9 Et spiritu iræ ejus esse consumptos
-19 Qui terrenum habent fundamentum, consumentur velut a tinea?
7- 6 Et consumpti sunt absque ulla spe
- 9 Sicut consumitur nubes, et pertransit
9-22 Et innocentem et impium ipse consumit.
10-18 Qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret
11-17 Et cum te consumptum putaveris, orieris
13-19 Veniat: quare tacens consumor?
-26 Et consumere me vis peccatis adolescentiæ meæ
-28 Qui quasi putredo consumendus sum
14-10 Nudatus atque consumptus, ubi quæso est!
-19 Et alluvione paulatim terra consumitur
18-13 Consumat brachia illius primogenita mors
19-20 Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os
20-18 Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur
30-18 Consumitur vestimentum meum
33-25 Consumpta est caro ejus a suppliciis
36-12 Et consumentur in stultitia
Psal. 7-10 Consumetur nequitia peccatorum
Prov. 5-11 Quando consumpseris carnes tuas
23-21 Et dantes symbola consumentur
Eccle. 4-14 Et alius natus in regno inopia consumatur
Sap. 5-13 In malignitate a. nostra consumpti sumus
16-16 Persecutionem passi et per ignem consumpti
Eccli. 14- 9 Donec consumat arefaciens animam suam
27-32 Dolor autem consumet illos
45-17 Sacrificia ipsius consumpta sunt igne
-23 Et consumpti sunt in impetu iracundiæ
-24 Et consumpsit illos in flamma ignis
Isai. 1-28 Qui dereliquerunt Dominum consumentur
10-18 Ab anima usque ad carnem consumetur
27-10 Ibi accubabit, et consumet summitates ejus
31- 3 Simulque omnes consumentur
49- 4 Et vane fortitudinem meam consumpsi
66-17 Simul consumentur, dicit Dominus
Jerem. 6-29 In igne consumptum est plumbum
Malitiæ enim eorum non sunt consumptæ
9-16 Et mittam... gladium, donec consumantur
10-25 Devoraverunt eum, consumpserunt illum
12- 4 Consumptum est animal, et volucre
14 12 Et fame et peste consumam eos
-15 Et fame consumentur prophetæ illi
20-18 Et consumerentur in confusione dies mei?
24-10 Donec consumantur de terra
27- 8 Donec consumam eos in manu ejus
36-23 Donec consumeretur omne volumen igni.
37-20 Donec consumerentur omnes panes
44-12 Et consumentur omnes in terra Ægypti
Consumentur a minimo usque ad maximum
-18 Et gladio et fame consumpti sumus
-27 Et consumentur omnes viri Juda
Donec penitus consumantur
46-28 Quia ego consumam cunctas gentes ad quas ejeci te, te vero non consumam
49-37 Et mittam per eos gladium, donec consumam eos
Thren. 1-19 Et senes mei in urbe consumpti sunt
2-22 Inimicus meus consumpsit eos
3-22 Quia non sumus consumpti
4- 9 Extabuerunt consumpti a sterilitate terræ
Baruc. 6-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat montes, et sylvas
Ezech. 5-12 Et fame consumetur in medio tui
13-14 Et cadet, et consumetur in medio ejus
15- 4 Utramque partem ejus consumpsit ignis
- 7 De igne egredientur et ignis consumet eos
20-13 Dixi ergo ut... et consumerem eos
-17 Nec consumpsi eos in deserto
22-31 In igne iræ meæ consumpsi eos
*Ezech.*24-10 Consumentur carnes, et coquetur universa compositio
-11 Et consumatur rubigo ejus
43- 8 Propter quod consumpsi eos in ira mea
Dan. 2-44 Et consumet universa regna hæc
11-16 Et consumetur in manu ejus
14-20 Et consumebant quæ erant super mensam
Osee. 11- 6 Cœpit gladius... et consumet electos ejus
13- 8 Et consumam eos ibi quasi leo
Mich. 1- 4 Et consumentur montes subtus eum
Nahum. 1-10 Consumentur quasi stipula ariditate plena
Zach. 5- 4 Et consumet eam, et ligna ejus
Malac. 3- 6 Et vos, filii Jacob, non estis consumpti
1 Mac. 5-15 Et repleta est omnis Galilæa alienigenis, ut nos consumant
6-53 Consumpserant reliquias eorum
2 Mac. 1-30 Usquequo consumptum esset sacrificium
-31 Cum autem consumptum esset sacrificium
-32 Sed ex lumine, quod refulsit ab altari, consumpta est
2-10 Descendit ignis..et consumpsit holocaustum
Descendit ignis..et consumpsit holocaustum
-11 Quod erat pro peccato, consumptum est
7-41 Post filios et mater consumpta est
Luc. 9-54 Ignis descendat de cœlo, et consumat illos?
Act. 12-23 Et consumptus a vermibus, expiravit
Galat. 5-15 Videte, ne ab invicem consumamini
Hebr. 10-27 Et ignis æmulatio, quæ consumptura est adversarios
12-29 Etenim Deus noster ignis consumens est

CONSUMPTIO.

4 Reg. 13-19 Percussisses Syriam, usque ad consumptionem
2Esdr. 9-31 Non fecisti eos in consumptionem
Job. 30-24 Verumtamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam
Eccli. 31- 5 Et qui insequitur consumptionem, replebitur ex ea
Isai. 41-12 Et veluti consumptio, homines bellantes
*Ezech.*13-13 Lapides grandes in ira in consumptionem

CONSUO.

Gen. 3- 7 Consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata
Josue. 9- 4 Tulerunt... et utres vinarios scissos atque consutos
- 5 Calceamentaque perantiqua quæ... pittaciis consuta erant
Job. 16-16 Saccum consui super cutem meam
Eccle. 3- 7 Tempus scindendi, et tempus consuendi
*Ezech.*13-18 Væ, quæ consuunt pulvillos sub omni cubitu manus
16-16 Fecisti tibi excelsa hinc inde consuta

CONSURGO.

Gen. 4- 8 Consurrexit Caïn adversus fratrem suum
19-27 Abraham autem consurgens mane
20- 8 Statimq. de nocte consurgens Abimelech
22- 3 Igitur Abraham de nocte consurgens
27-43 Fili mi... et consurgens fuge ad Laban
31-55 Laban vero de nocte consurgens
37- 7 Et quasi consurgere manipulum meum
Exod. 8-20 Consurge diluculo, et sta coram Pharaone
9-13 Mane consurge, et sta coram Pharaone
13-17 Si vidisset adversum se bella consurgere
24- 4 Et mane consurgens ædificavit altare
34- 4 Et de nocte consurgens, ascendit in montem Sinai
Levit. 19-32 Coram cano capite consurge, et honora
Num. 14-35 Ita faciam omni multitudini... quæ consurrexit adversum me
22-13 Qui mane consurgens, dixit ad principes
23-24 Ecce populus ut leæna consurget
24-17 Et consurget virga de Israël
Deut. 6- 7 Meditaberis... dormiens atque consurgens
16- 7 Maneq. consurgens, vades in tabernacula
22-26 Sicut latro consurgit contra fratrem suum
28- 7 Dabit Dominus inimicos tuos, qui consurgunt adversum te
31-16 Et populus iste consurgens fornicabitur
33-11 Et qui oderunt eum, non consurgant
Josue. 3- 1 Josuë de nocte consurgens, movit castra
- 3 Vos quoque consurgite, et sequimini
6-12 Josuë de nocte consurgente tulerunt..arcam
-15 Diluculo consurgentes circuierunt urbem
8- 1 Et consurgens ascende in oppidum Haï
- 7 Consurgetis de insidiis, et vastabitis
23-16 Velociter consurget in vos furor Domini
Judic. 6-38 Et de nocte consurgens expresso vellere
7- 1 Et Gedeon de nocte consurgens
12- 3 Ut adversum me consurgatis in prælium?
16- 3 Et inde consurgens, apprehendit ambas portæ fores
-14 Qui consurgens de somno extraxit clavum
Judic. 16-20 Qui de somno consurgens dixit in animo suo
19- 5 Die autem quarto de nocte consurgens
- 7 At ille consurgens, cœpit velle proficisci
21- 4 Altera autem die diluculo consurgentes
1 Reg. 3- 6 Consurgensque Samuël abiit ad Heli
- 8 Qui consurgens, abiit ad Heli
5- 4 Rursumque mane die altera consurgentes
9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens vade
13-14 Nequaquam regnum tuum ultra consurget
17-35 Et illi consurgebant adversum me
-52 Et consurgentes viri Israël... vociferati sunt
22-13 Et consuluisti pro eo Deum, ut consurgeret adversum me
24- 8 Et non permisit eos ut consurgerent in Saül
25- 1 Consurgensq. David, descendit in desertum
-41 Quæ consurgens, adoravit prona in terram
29-10 Igitur consurge mane tu, et servi Domini tui
2 Reg. 14- 7 Et ecce consurgens universa cognatio
15- 2 Et mane consurgens Absalom, stabat
17- 1 Et consurgens persequar David hac nocte
18-32 Et universi qui consurgunt adversum eum in malum
22-39 Eos et confringam ut non consurgant
3 Reg. 3-20 Et consurgens intempestæ noctis silentio
14- 4 Et consurgens abiit in Silo
19-21 Consurgensque abiit, et secutus est Eliam,
4 Reg. 3-24 Porro consurgens Israël percussit Moab
6-15 Consurgens autem diluculo minister viri Dei
16- 7 Qui consurrexerunt adversum me
25-26 Consurgensque omnis populus
1 Par. 10-12 Consurrexerunt singuli virorum fortium
21- 1 Consurrexit autem Satan contra Israël
22-19 Consurgite et ædificate sanctuarium Domino
2 Par. 6-41 Nunc igitur consurge, Domine Deus
16- 9 Adversum te bella consurgent
20-23 Filii Ammon et Moab consurrexerunt adversum habitatores montis Seir
29-20 Consurgensque diluculo Ezechias rex
36-15 De nocte consurgens, et quotidie commonens
2Esdr. 9- 3 Et consurrexerunt ad standum
*Tobiæ.*11-10 Et consurgens cæcus pater ejus, cœpit offendens pedibus currere
Esth. 8- 4 Illaque consurgens, stetit ante eum
Job. 1- 5 Consurgensq. diluculo, offerebat holocausta
7- 4 Si dormiero, dicam: Quando consurgam?
8- 5 Si diluculo consurrexeris ad Deum
-15 Fulciet eam, et non consurget
11-17 Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam
14-12 Sic homo... nec consurget de somno suo
20-27 Et terra consurget adversus eum
24-14 Mane primo consurgit homicida
30-28 Sine furore consurgens in turba clamabam
38-32 Vesperum super filios terræ consurgere facis
Psal. 93-16 Quis consurget mihi adversus malignantes?
Prov. 1-28 Mane consurgent, et non invenient me
6- 9 Quando consurges e somno tuo?
11-27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona
24-22 Quoniam repente consurget perditio eorum
27-14 De nocte consurgens maledicenti similis erit
Eccle. 4-15 Cum adolescente secundo qui consurget
12- 4 Et consurgent ad vocem volucris
Cant. 6- 9 Quæ est ista, quæ progreditur quasi aurora consurgens
Isai. 5-11 Væ qui consurgitis mane ad ebrietatem
14-21 Non consurgent, nec hæreditabunt terram
-22 Et consurgam super eos, dicit Dominus
23-12 In Cethim consurgens transfreta
31- 2 Consurget contra domum pessimorum
33-10 Nunc consurgam, dicit Dominus
49- 7 Reges videbunt, et consurgent principes
51- 9 Consurge, consurge, induere fortitudinem
Consurge sicut in diebus antiquis
-17 Elevare, elevare, consurge Jerusalem
52- 1 Consurge, consurge, induere fortitudine
- 2 Excutere de pulvere, consurge
64- 7 Non est... qui consurgat, et teneat te
Jerem. 6- 4 Consurgite, et ascendamus in meridie
-22 Gens magna consurget a finibus terræ
7-13 Locutus sum ad vos mane consurgens
-25 Per diem consurgens diluculo, et mittens
11- 7 Mane consurgens contestatus sum et dixi
25- 3 Locutus sum ad vos de nocte consurgens
- 4 Consurgens diluculo, mittensque
26- 5 Quos ego misi ad vos de nocte consurgens
29-19 Quæ misi ad eos... de nocte consurgens
35-14 Locutus sum ad vos, de mane consurgens
-15 Misique ad vos... consurgens diluculo, mittensque
37- 9 Singuli de tentorio suo consurgent
44- 4 Misi ad vos...prophetas de nocte consurgens
49-14 Venite contra eam et consurgamus in prælium
-31 Consurgite, et ascendite ad gentem quietam

Jerem. 50-41 Reges multi consurgent a finibus terræ
51-39 Et dormiant somnum sempiternum et non consurgant
-64 Babylon, et non consurget a facie afflictionis
Thren. 2-19 Consurge, lauda in nocte in principio
Baruc. 6-26 A semetipsis non consurgunt
Ezech. 8-11 Vapor nebulæ de thure consurgebat
Dan. 2-39 Et post te consurget regnum aliud minus te.
6-19 Tunc rex primo diluculo consurgens
7-17 Quatuor sunt regna, quæ consurgent de terra
-24 Et alius consurget post eos
8-22 Quatuor reges de gente ejus consurgent
-23 Consurget rex impudens facie
-25 Contra principem principum consurget
11-14 Multi consurgent adversus regem Austri
-15 Et consurgent electi ejus ad resistendum
-37 Quia adversum universa consurget
12- 1 In tempore autem illo consurget Michaël princeps magnus
13-34 Consurgentes autem duo presbyteri
-61 Consurrexerunt adversus duos presbyteros
Osee. 6- 1 In tribulatione sua mane consurgent ad me
10-14 Consurget tumultus in populo tuo
Joel. 3-12 Consurgant, et ascendant Gentes in vallem..
Amos. 7- 9 Et consurgam super domum Jeroboam in gladio
Abdiæ. - 1 Consurgamus adversus eum in prælium
Mich. 2- 8 Populus meus in adversarium consurrexit
7- 6 Filia consurgit adversus matrem suam
- 8 Consurgam, cum sedero in tenebris
Nahum. 1- 9 Non consurget duplex tribulatio
Habac. 2- 7 Numquid non repente consurgent qui mordeant te
Zach. 2-13 Quia consurrexit de habitaculo sancto suo
Matth. 2-21 Qui consurgens, accepit puerum et matrem
24- 7 Consurget enim gens in gentem
Marc. 3-26 Si Satanas consurrexerit in semetipsum
13-12 Consurgent filii in parentes
Luc. 5-25 Confestim consurgens coram illis tulit lect.
Colos. 3- 1 Igitur, si consurrexistis cum Christo

CONTABESCO.

2 Reg. 13-20 Mansit itaque Thamar contabescens
Isai. 13- 7 Omne cor hominis contabescet
46- 2 Contabuerunt, et contrita sunt simul
Ezech. 4-17 Contabescant in iniquitatibus suis
Zach. 14-12 Oculi ejus contabescent in foraminibus suis

CONTAGIO.

Num. 19-18 Asperget... homines hujuscemodi contagione pollutos

CONTAMINATIO.

Ezech. 14- 6 Ab univeris contaminationibus vestris avertite facies
1 Mac. 4-43 Tulerunt lapides contaminationis
13-50 Mundavit arcem a contaminationibus
Act. 15-20 Ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum

CONTAMINO.

Levit. 7-18 Quæcumque anima tali se edulio contaminaverit
11-26 Qui tetigerit illud, contaminabitur
-43 Nolite contaminare animas vestras
13-11 Contaminabit itaque eum sacerdos
-20 Contaminabit eum; plaga e. lepræ orta est
-25 Contaminabit eum, quia plaga lepræ... orta est
-27 Si creverit in cute lepra, contaminabit eum
-30 Contaminabit eos, quia lepra capitis ac barbæ est
-45 Contaminatum ac sordidum se clamabit
-59 Quomodo mundari debeat vel contaminari
17-15 Et contaminatus erit usque ad vesperum
18-24 Quibus contaminatæ sunt universæ Gentes
19-29 Ne contaminetur terra et impleatur piaculo
20- 3 Et contaminaverit Sanctuarium meum
21- 1 Ne contaminetur sacerdos in mortibus
- 4 Nec in principe populi sui contaminabitur
-11 Super patre quoque suo et matre non contaminabitur
-23 Contaminare non debet Sanctuarium meum
22- 2 Non contaminent nomen sanctificatorum
-15 Nec contaminabunt sanctificata filiorum Israël
Num. 5- 3 Ejicite de castris, ne contaminent ea
6- 7 Nec super... fratris sororisque funere contaminabitur
Deut. 21-23 Nequaquam contaminabis terram tuam
Josue. 7-13 Donec deleatur ex te qui hoc contaminatus
4 Reg. 23- 8 Et contaminavit excelsa ubi sacrificabant
-10 Contaminavit quoque Topheth
Tobiæ. 1-12 Nunquam contaminatus in escis eorum

Psal. 54-21 Contaminaverunt testamentum ejus
105-39 Et contaminata est in operibus eorum
Eccli. 31-16 Ne... invidia contaminatus erubescas
Isai. 30-22 Contaminabis laminas sculptilium argenti
43-28 Et contaminavi principes sanctos
47- 6 Contaminavi hæreditatem meam
Jerem. 2- 7 Ingressi contaminastis terram meam
3- 1 Et contaminata erit mulier illa
- 9 Facilitate fornicationis suæ contaminavit terram
16-18 Contaminaverunt terram meam in morticinis
Ezech. 7-21 Et contaminabunt illud
-22 Introibunt in illud emissarii et contaminabunt illud
9- 7 Contaminate domum, et implete atria interfectis
44-25 In quibus contaminabuntur
Dan. 1- 8 Rogavit eun. præpositum ne contaminaretur
Osee. 5- 3 Contaminatus est Israël
6-10 Contaminatus est Israël
9- 4 Qui comedent eum, contaminabuntur
Aggæi. 2-14 Numquid contaminabitur? Sacerdotes et dixerunt: Contaminabitur
-15 Omnia quæ obtulerunt ibi contaminata erunt
Malac. 1-12 Mensa Domini contaminata est
2-11 Quia contaminavit Judas sanctificationem
1 Mac. 1-39 Et contaminaverunt sanctificationem
3-51 Sancta tua... et contaminata sunt
4-45 Quia contaminaverunt illud Gentes
-54 Diem in qua contaminaverunt illud Gentes
14-36 Et contaminabant omnia quæ in circuitu sanctorum sunt
2 Mac. 5-16 Contrectabat indigne, et contaminabat
6- 2 Contaminare etiam quod in Jerosolymis erat templum
8- 2 Et misereretur templo quod contaminabatur ab impiis
Joan. 18-28 Ut non contaminarentur sed ut manducarent Pascha
1 Tim. 1- 9 Lex justo non est posita, sed... contaminatis et parricidis

CONTEGO.

Levit. 13-45 Habebit... os veste contectum
Psal. 54- 6 Et contexerunt me tenebræ
Eccli. 38-16 Secundum judicium contege corpus illius

CONTEMNENDA.

Prolog. Eccli. Non parvæ, neque contemnendæ doctrinæ.

CONTEMNO.

Gen. 39-15 Cumq. vidisset mulier...se esse contemptam
Exod. 23-21 Audi vocem ejus, nec contemnendum putes
Levit. 6- 2 Anima quæ... contempto Domino negaverit
26-15 Si... judicia mea contempseritis,
Num. 5-12 Vir cujus uxor erraverit, maritumque contemnens
-27 Si polluta est, et contempto viro
15-31 Verbum enim Domini contempsit
Deut. 9-23 Et contempsistis imperium Domini
21-18 Et coërcitus obedire contempserit
-20 Monita nostra audire contemnit
Judic. 2-20 Vocem meam audire contempsit
11-17 Qui et ipse transitum præbere contempsit
1 Reg. 2-30 Qui autem contemnunt me, erunt ignobiles
12- 3 Contemnam illud hodie, restituamq. vobis
2 Reg. 2-23 Qui audire contempsit, et noluit declinare
12- 9 Quare ergo contempsisti verbum Domini
19-26 Servus meus contempsit me
3 Reg. 20-43 Audire contemnens et furibundus venit in Samariam
2 Par. 26-18 Egredere de sanctuario, ne contempseris:
Tobiæ. 13-16 Maledicti erunt qui contempserint te
Judith. 2- 5 Egredere... contra eos præcipue qui contempserunt imperium
5- 4 Isti contempserunt nos, et non exierunt
9-14 Da mihi in animo constantiam ut contemnam illum
10-12 Pro eo quod contemnentes vos noluerunt ultro tradere se
-18 Quis contemnat populum Hebræorum?
11- 2 Populus a. tuus, si non contempsisset me
13-28 Ecce caput Holofernis qui... Deum Israël contempsit
Esth. 1-12 Ad regis imperium... venire contempsit
-17 Ut contemnant viros suos, et dicant
3- 8 Insuper et regis scita contemnens
13- 4 Regum jussa contemneret
Job. 12- 5 Lampas contempta apud cogitationes divitum
31-13 Si contempsi subire judicium cum servo meo
39- 7 Contemnit multitudinem civitatis
-22 Contemnit pavorem, nec cedit gladio

Psal. 118-141 Adolescentulus sum ego, et contemptus
Prov. 18- 3 Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit
23-22 Et ne contemnas, cum senuerit mater tua
29- 1 Qui corripientem dura cervice contemnit
-19 Intelligit et respondere contemnit
Eccle. 9- 2 Æque eveniant... sacrificia contemnenti
-16 Sapientia pauperis contempta est
Sap. 4-18 Videbunt et contemnent eum
14-30 Juraverunt...in dolo contemnentes justitiam
Eccli. 23-25 Contemnens in animam suam et dicens
26-26 Et vir sensatus contemptus
49- 6 Reges Juda et contempserunt timorem Dei
Isai. 33- 1 Cum fatigatus desieris contemnere, contemneris
Jerem. 3-20 Quomodo si contemnat mulier amatorem suum: sic contempsit me domus Israël
4-30 Contempserunt te amatores tui
Ezech. 5- 6 Et contempsit judicia mea
20-27 Cum sprevissent me contemnentes
22-26 Sacerdotes ejus contempserunt legem meam
Dan. 3-12 Viri isti contempserunt, rex, decretum tuum
14-12 Contemnebant a. quia fecerant...introitum
2 Mac. 1-27 Contemptos et abominatos respice
4-14 Sed contempto templo, et sacrificiis neglectis
7-24 Antiochus autem, contemni se arbitratus
Matth. 6-24 Aut unum sustinebit, et alterum contemnet
18-10 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis
Marc. 9-11 Et multa patiatur, et contemnatur
Luc. 16-13 Aut uni adhærebit, et alterum contemnet
Rom. 2- 4 An divitias bonitatis ejus... contemnis?
1 Cor. 11-22 Aut Ecclesiam Dei contemnitis
1 Tim. 4-12 Nemo adolescentiam tuam contemnat
6- 2 Qui a. fideles habent dominos, non contemnant
Tit. 2-15 Nemo te contemnat
Hebr. 12- 2 Sustinuit crucem, confusione contempta
2 Petr. 2-10 Dominationemque contemnunt, audaces

CONTEMPLATIO.

Gen. 30-41 Ut in earum contemplatione conciperent

CONTEMPLOR.

Gen. 24-21 Ipse autem contemplabatur eam tacitus
42-27 Contemplatus pecuniam in ore sacculi
Levit. 13- 6 Et die septimo contemplabitur
-27 Et die septimo contemplabitur
Num. 14-36 Miserat Moyses ad contemplandam terram
27-12 Et contemplare inde terram quam daturus
2 Reg. 18-27 Contemplor, ait, cursum prioris
3 Reg. 18-43 Qui cum ascendisset, et contemplatus esset
2 Par. 16- 9 Oculi enim Domini contemplantur...
Job. 34-29 Quis est qui contempletur eum
35- 5 Et contemplare æthera quod altior te sit
37-24 Et non audebunt contemplari omnes
39-29 Inde contemplatur escam, et de longe
Prov. 15- 3 Oculi Dom. contemplantur bonos, et malos
Eccle. 1-16 Mens mea contemplata est multa sapienter
2-12 Transivi ad contemplandam sapientiam
4- 4 Rursum contemplatus sum omnes labores
Isai. 21- 5 Contemplare in specula comedentes et bib.
- 7 Et contemplatus est diligenter
47-13 Augures cœli, qui contemplabantur sidera
52-15 Et qui non audierunt, contemplati sunt
Jerem. 9-17 Contemplamini, et vocate lamentatrices
Dan. 1-13 Et contemplare vultus nostros
3-94 Potentes regis contemplabantur viros illos
13-16 Præter duos senes absconditos, et contemplantes eam
Nahum. 2- 1 Contemplare viam, conforta lumbos
Habac. 2- 1 Et contemplabor ut videam quid dicatur
2 Cor. 4-18 Non contemplantibus nobis quæ videntur
Hebr. 12-15 Contemplantes ne quis desit gratiæ Dei

CONTEMPTIBILIS.

Sap. 10- 4 Per contemptibile lignum justum gubernans
Isai. 49- 7 Hæc dicit Dom... ad contemptibilem animam
Jerem. 49-15 Dedi te... contemptibilem inter homines
Abdiæ. - 2 In gentibus: contemptibilis tu es valde
Malac. 1-12 Et quod superponitur, contemptibile est
2- 9 Propter quod et ego dedi vos contemptibiles
1 Cor. 1-28 Et contemptibilia elegit Deus
6- 4 Contemptibiles qui sunt in Ecclesia
2 Cor. 10-10 Et sermo contemptibilis

CONTEMPTIO.

Psal. 106-40 Effusa est contemptio super principes

CONTEMPTORES.

Prov. 13-15 In itinere contemptorum vorago
Act. 13-41 Videte contemptores, et admiramini

CONTEMPTUS.

Gen. 29-33 Audivit me Dominus haberi contemptui
2 Par. 28-19 Quod... et contemptui habuisset Dominum
-22 Auxit contemptum in Dominum
33-19 Et cuncta peccata, atque contemptus
Judith. 13-28 Ecce caput Holofernis qui in contemptu
Esth. 16-24 Pro exemplo contemptus, et inobedientiæ
Psal. 118-22 Aufer a me opprobrium et contemptum
Prov. 12- 8 Qui... excors est, patebit contemptui
Eccle. 9- 3 Implentur malitia, et contemptu in vita sua
2 Mac. 3-18 Quod in contemptum locus esset venturus

CONTENDO.

Gen. 26-22 Fodit alium puteum pro quo nôn contenderunt
Deut. 9- 7 Semper adversum Dominum contendisti
1 Reg. 12- 7 State, ut judicio contendam adversum vos
3 Reg. 3-22 In hunc modum contendebant coram rege
Job. 9- 3 Si voluerit contendere cum eo
23- 6 Nolo multa fortitudine contendat mecum
33-13 Adversus eum contendis
39-32 Numquid qui contendit cum Deo... conquiescit?
Prov. 3-30 Ne contendas adversus hominem frustra
24-19 Ne contendas cum pessimis
29- 9 Vir sapiens, si cum stulto contenderit
Eccle. 6-10 Contra fortiorem se in judicio contendere
Eccli. 8- 2 Non contendas cum viro locuplete
Jerem. 2- 9 Adhuc judicio contendam vobiscum
-29 Quid vultis mecum judicio contendere?
-35 Ecce ego judicio contendam tecum
12- 5 Quomodo contendere poteris cum equis?
Ezech. 20-36 Sicut judicio contendi adversum patres
Mich. 6- 1 Surge, contende judicio adversum montes
2 Mac. 3- 4 Contendebat, obsistente sibi principe
8-16 Neq. metuerent.. sed fortiter contenderent
-30 Ex his qui... erant contra se contendentes
Matth. 5-40 Et ei qui vult tecum judicio contendere
12-19 Non contendet, neque clamabit
Luc. 13-24 Contendite intrare per angustam portam
1 Cor. 6- 6 Frater cum fratre judicio contendit
9-25 Omnis autem qui in agone contendit
2 Cor. 5- 9 Et ideo contendimus... placere illi
2 Tim. 2-14 Noli contendere verbis

CONTENEBRESCO.

Jerem. 13-16 Date Domino Deo vestro gloriam antequam contenebrescat

CONTENEBROR.

Num. 14-44 Contenebrati ascenderunt in verticem montis
3 Reg. 18-45 Ecce cœli contenebrati sunt
Thren. 5-17 Ideo contenebrati sunt oculi nostri
Marc. 13-24 Sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorem

CONTENTIO.

Deut. 31-27 Ego enim scio contentionem tuam
Judic. 5-15 Magnanimorum reperta est contentio
-16 Magnanimorum reperta est contentio
2 Esdr. 9-17 Dederunt caput... quasi per contentionem
Job. 6-29 Respondete, obsecro, absque contentione
Prov. 20- 3 Honor est homini qui separat se a contentionibus
Eccli. 18-33 Ne fueris mediocris in contentione
40- 4 Iracundia perseverans et contentio
- 9 Ad hæc mors, sanguis, contentio
Isai. 58- 4 Ecce ad lites et contentiones jejunatis
2 Mac. 4- 4 Considerans Onias periculum contentionis
-16 Gratia periculosa eos contentio habebat
Luc. 22-24 Facta est autem et contentio inter eos
Rom. 1-29 Plenos... contentione, dolo, malignitate
2- 8 Iis autem qui sunt ex contentione
13-13 Honeste ambulemus... non in contentione,
1 Cor. 1-11 Quia contentiones sunt inter vos
3- 3 Cum enim sit inter vos zelus et contentio
2 Cor. 12-20 Ne forte contentiones, æmulationes
Galat. 5-20 (*Opera carnis quæ sunt*) contentiones
Philip. 1-15 Propter invidiam et contentionem... prædicant
-17 Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere
2- 3 Nihil per contentionem neque per inanem gloriam
1 Tim. 6- 4 Ex quibus oriuntur invidiæ, contentiones
Tit. 3- 9 Et contentiones, et pugnas legis devita
Jacob. 3-14 Si... contentiones sint in cordibus vestris
-16 Ubi enim zelus et contentio

CONTENTIOSE.

Deut. 31-27 Semper contentiose egistis contra Dominum

CONTENTIOSUS.

Jerem. 8- 5 Aversus est... in Jerusalem aversione contentiosa
1 Cor. 11-16 Si quis autem videtur contentiosus esse

CONTENTUS.

Num. 18-23 Nihil aliud possidebunt (-24) decimarum oblatione contenti
4 Reg. 14-10 Contentus esto gloria, et sede in domo tua
Esth. 8- 3 Nec his contenta, procidit ad pedes regis
16- 4 Nec contenti sunt gratias non agere
2 Mac. 14-38 Animam tradere contentus pro perseverantia
Luc. 3-14 Et contenti estote stipendiis vestris
1 Tim. 6- 8 Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti sumus
Hebr. 13- 5 Sint mores sine avaritia, contenti præsentibus

CONTERNANS.

Isai. 15- 5 Usque ad Segor vitulam conternantem
Jerem. 48-34 Usque ad Oronaïm vitula conternante

CONTERO.

Gen. 3-15 Ipsa conteret caput tuum
Exod. 10- 2 Quoties contriverim Ægyptios
32-20 Arripiensq. vitulum... contrivit usque ad pulverem
Levit. 22-24 Omne animal quod vel contritis, vel tusis
26-19 Et conteram superbiam duritiæ vestræ.
Deut. 4- 3 Quomodo contriverit omnes cultores ejus
7-24 Nullus poterit resistere tibi, donec conteras
9- 3 Ignis... qui conterat eos, et deleat
-14 Dimitte me, ut conteram eum et deleam
-20 Vehementer iratus, voluit eum conterere
23-25 Franges spicas, et manu conteres
28-20 Donec conterat te, et perdat velociter
-24 Descendat super te cinis, donec conteraris
-48 ... Super cervicem tuam donec te conterat.
-52 Et conterat in cunctis urbibus tuis
-61 Inducet Dom. super te, donec te conterat.
33-27 Ejiciet... inimicum, dicetque: Conterere
Josue. 7-12 Non ero ultra vobiscum, donec conteratis
10-10 Contrivitque plaga magna in Gabaon
Judic. 8- 7 Conteram carnes vestras cum spinis
-16 Et contrivit cum eis,... viros Soccoth
2 Reg. 22-38 Persequar inimicos meos, et conteram
3 Reg. 19-11 Et conterens petras ante Dominum
4 Reg. 11-18 Et imagines contriverunt valide
18- 4 Ipse dissipavit excelsa, et contrivit statuas
21- 9 Super gentes, quas contrivit Dominus
23-14 Et contrivit statuas, et succidit lucos
1 Par. 20- 3 Ita ut dissecarentur et contererentur
2 Par. 14-13 Quia Domino cædente contriti sunt
15-16 Quod omne contrivit, et in frusta commin.
18-10 His ventilabis Syriam, donec conteras eam
20-37 Contritæque sunt naves, nec potuerunt ire
34- 7 Et lucos et sculptilia contrivisset in frusta
Judith. 9-10 Deus noster, qui conteris bella ab initio
14- 5 Dominus conteret eos sub pedibus vestris
16- 3 Dominus conterens bella, Dominus
Esth. 7- 4 Traditi enim sumus... ut conteramur
Job. 4-10 Dentes catulorum leonum contriti sunt
5- 4 Et conterentur in porta et non erit qui eruat
6- 9 Et qui cœpit, ipse me conterat
9-17 In turbine enim conteret me
14- 2 Conteritur, et fugit velut umbra
16-13 Ego ille quondam opulentus repente contritus sum
24-20 Sed conteratur quasi lignum infructuosum
-24 Sicut summitates spicarum conterentur
29-17 Conterebam molas iniqui
34-24 Conteret multos et innumerabiles
-25 Idcirco inducet noctem, et conterentur
39-15 Obliviscitur quod... aut bestia agri conterat
40- 7 Et contere impios in loco suo
Psal. 3- 8 Dentes peccatorum contrivisti
H. 10-15 Contere brachium peccatoris et maligni
33-21 Unum ex his non conteretur
36-17 Quoniam brachia peccatorum conterentur
45-10 Arcum conteret, et confringet arma
47- 8 In spiritu vehementi conteres naves Tharsis
50-19 Cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies
57- 7 Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum
104-16 Et omne firmamentum panis contrivit
-33 Contrivit lignum finium eorum
106-16 Quia contrivit portas æreas
123- 7 Laqueus contritus est, et nos liberati sumus
146- 3 Qui sanat contritos corde
Prov. 6-15 Veniet perditio sua et subito conteretur
15- 4 Quæ a. immoderata est, conteret spiritum
18-12 Antequam conteratur, exaltatur cor hominis
22-22 Neque conteras egenum in porta
Eccle. 12- 6 Et conteratur hydria super fontem
Eccli. 27- 3 Conteretur cum delinquente delictum
36-12 Contere caput principum inimicorum
46-21 Contrivit principes Tyriorum et omnes duces
47- 8 Contrivit enim inimicos undique
Contrivit cornu ipsorum usque in æternum
48-24 Contrivit illos Angelus Domini
Isai. 1-28 Conteret scelestos, et peccatores simul
2-18 Et idola penitus conterentur
8-15 Cadent, et conterentur, et irretientur
10- 7 Sed ad conterendum erit cor ejus
13- 7 Cor hominis contabescet, (-8) et conteretur
- 9 Et peccatores ejus conterendos de ea
14- 5 Contrivit Dominus baculum impiorum
-25 Ut conteram Assyrium in terra mea
21- 9 Sculptilia deorum ejus contrita sunt in terr.
23-11 Dominus mandavit... ut contereret fortes
24-19 Contritione conteretur terra
26-14 Propterea visitasti, et contrivisti eos
27-11 In siccitate messes illius conterentur
28-13 Et cadant retrorsum et conterantur
30-14 Comminuetur sicut conteritur lagena figuli
38-13 Quasi leo sic contrivit omnia ossa mea
42- 3 Calamum quassatum non conteret
43-17 Contriti sunt quasi linum et extincti sunt
45- 2 Portas æreas conteram
46- 1 Confractus est Bel, contritus est Nabo
- 2 Contabuerunt et contrita sunt simul
50- 9 Ecce omnes quasi vestimentum conterentur
53-10 Dominus voluit conterere eum in infirmitate
57-15 Et cum contrito et humili spiritu
Et vivificet cor contritorum
61- 1 Misit me, ut mederer contritis corde
66- 2 Ad quem autem respiciam, nisi ad pauperculum, et contritum spiritu
Jerem. 5-17 Conteret urbes munitas tuas
8-21 Contritus sum, et contristatus, stupor obtinuit me
14-17 Contrita est virgo filia populi mei
17-18 Duplici contritione contere eos
19-10 Conteres laguncolam in oculis virorum
-11 Sic conteram populum istum et civitatem istam sicut conteritur vas figuli
22-20 Quia contriti sunt omnes amatores tui
-28 Numquid vas fictile, atque contritum vir iste Jechonias?
23- 9 Contritum est cor meum in medio mei
-29 Quasi malleus conterens petram
28- 2 Contrivi jugum regis Babylonis
- 4 Conteram enim jugum regis Babylonis
-13 Catenas ligneas contrivisti
30- 8 Conteram jugum ejus de collo tuo
43-13 Et conteret statuas domus Solis
48- 4 Contrita est Moab: annuntiate clamorem
-25 Et brachium ejus contritum est
-38 Quoniam contrivi Moab sicut vas inutile
50-23 Quomodo confractus est, et contritus malleus universæ terræ?
51- 8 Subito cecidit Babylon et contrita est
-30 Contriti sunt vectes ejus
Thren. 1-15 Ut contereret electos meos
2- 9 Perdidit et contrivit vectes ejus
3- 4 Contrivit ossa mea
-34 Ut conteret sub pedibus... vinctos terræ
-66 Conteres eos sub cœlis, Domine
Ezech. 4-16 Fili hominis, ecce ego conteram baculum.
5-16 Et conteram in vobis baculum panis
6- 6 Et conterentur delubra vestra
- 9 Quia contrivi cor eorum fornicans
14-13 Et conteram virgam panis ejus
25- 7 Te... perdam de terris, et conteram
27-26 Ventus Auster contrivit te in corde maris
-34 Nunc contrita es a mari, in profundis
30- 9 Egredientur... ad conterendam Æthiopiæ confidentiam
-18 Cum contrivero ibi sceptra Ægypti
32-28 In medio incircumcisorum contereris
34-27 Cum contrivero catenas jugi eorum
Dan. 2-35 Tunc contrita sunt pariter ferrum, testa
-40 Comminuet et conteret omnia hæc
-42 Ex parte regnum erit solidum et ex parte contritum
3-39 Sed in animo contrito... suscipiamur
-44 Et robur eorum conteratur
7-25 Loquetur, et sanctos Altissimi conteret
-26 Et conteratur, et dispereat usque in finem
8-25 Consurget et sine manu conteretur
11- 4 Cum steterit, conteretur regnum ejus
-20 Et in paucis diebus conteretur
-22 Expugnabuntur a facie ejus, et conterentur
-26 Comedentes panem cum eo, conterent illum
-40 Ingredietur terras et conteret, et pertransiet
-44 Veniet... ut conterat, et interficiat plurimos

Osee. 1- 5 In illa die conteram arcum Israël in valle
2-18 Gladium et bellum conteram de terra
Amos. 1- 5 Et conteram vectem Damasci
2- 7 Qui conterunt super pulverem terræ capita pauperum
- 9 Contrivi fructum ejus desuper
6-15 Dominus... conteret vos ab introitu Emath
8- 4 Audite hoc qui conteritis pauperem
9- 8 Conteram illud a facie terræ
Verumtamen conterens non conteram domum Jacob
Jonæ. 1- 4 Navis periclitabatur conteri
Mich. 5-13 Et conteram civitates tuas
Nahum. 1-13 Et nunc conteram virgam ejus de dorso tuo
Habac. 3- 6 Et contriti sunt montes sæculi
Aggæi. 2-23 Et conteram fortitudinem regni gentium
Zach. 11-16 Et contritum non sanabit
12- 9 Quæram conterere omnes gentes
1 Mac. 3-22 Dominus conteret eos ante faciem nostram
-23 Et contritus est Seron, et exercitus ejus
-35 Ad conterendam et extirpandam virtutem Israël
4-10 Et conteret exercitum istum ante faciem
-14 Et contritæ sunt gentes et fugerunt
-30 Benedictus... qui contrivisti impetum potentis
-36 Ecce contriti sunt inimici nostri
5- 7 Et contriti sunt in conspectu eorum
-21 Et contritæ sunt gentes a facie ejus
-43 Contritæ sunt omnes gentes a facie eorum
7-42 Sic contere exercitum istum in conspectu nostro
-43 Et contrita sunt castra Nicanoris
8- 4 Contriverunt, et percusserunt eos plaga magna
- 5 Contriverunt in bello et obtinuerunt eos
- 6 Exercitum mag. valde, contritum ab eis
9-15 Contrita est dextera pars ab eis
-16 Viderunt quod contritum est dextrum cornu
-68 Et contritus est ab eis
10-52 Contrivi Demetrium et possedi regionem
-53 Et contritus est ipse, et castra ejus a nobis
-82 Et contriti sunt ab eo, et fugerunt
12-53 Quæsierunt... in circuitu eorum conterere
13- 6 Congregatæ sunt univ. gentes conterere nos
-20 Venit Tryphon intra regionem ut contereret eam
-51 Quia contritus est inimicus magnus ex Isr.
14-13 Reges contriti sunt in diebus illis
Matth. 21-44 Super quem vero ceciderit, conteret eum
Luc. 4-18 Misit me, sanare contritos corde
Rom. 16-20 Deus autem pacis conterat Satanam

CONTERREOR.

Isai. 33-14 Conterriti sunt in Sion peccatores
Dan. 2- 1 Et conterritus est spiritus ejus
1 Mac. 7-30 Et conterritus est ab eo et amplius noluit videre
2 Mac. 14-17 Sed conterritus est repentino adventu
Luc. 24-37 Conturbati vero, et conterriti

CONTESTOR.

Exod. 19-21 Descende et contestare populum
21-29 Et contestati sunt dominum ejus
1 Reg. 8- 9 Verumtamen contestare eos, et prædic eis
4 Reg. 17-15 Testificationes, quibus contestatus est eos
2 Esdr. 9-26 Qui contestabantur eos ut reverterentur
-29 Et contestatus es eos ut reverterentur
-30 Et contestatus es eos in spiritu tuo
13-15 Et contestatus sum, ut in die.. venderent
-21 Et contestatus sum eos et dixi eis
Judith. 7-17 Contestamur hodie cœlum et terram
Psal. 80- 9 Audi populus meus, et contestabor te
Jerem. 6-10 Cui loquar? et quem contestabor ut audiat?
11- 7 Quia contestans contestatus sum patres vestros
Mane consurgens contestatus sum et dixi:
Amos. 3-13 Audite et contestamini in domo Jacob
Zach. 3- 6 Et contestabatur Angelus Domini Jesum
2 Mac. 9- 8 Dei virtutem in semetipso contestans
12-30 Contestantibus autem his qui apud Scythopolitas erant
Act. 20-26 Quapropter contestor vos hodierna die
Hebr. 2- 4 Contestante Deo signis, et portentis
7- 8 Ibi autem contestatur, quia vivit
-17 Contestatur enim: Quoniam tu es sacerdos in æternum
10-15 Contestatur autem nos et Spiritus sanctus
1 Petr. 5-12 Obsecrans, et contestans, hanc esse veram gratiam Dei
Apoc. 22-18 Contestor enim omni audienti verba

CONTEXO.

Exod. 26-31 Facies et velum... pulchra varietate contextum
Deut. 22-11 Quod lana linoque contextum est
3 Reg. 7-17 Catenarum... miro opere contextarum
Joan. 19-23 Erat a. tunica inconsutilis, desuper contexta per totum

CONTICEO.

Isai. 15- 1 Quia nocte vastata est Ar Moab, conticuit
Quia nocte vastatus est murus Moab, conticuit
24- 8 Conticuit dulcedo citharæ
Jerem. 25-37 Conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris Domini
47- 5 Conticuit Ascalon, et reliquiæ vallis earum
Thren. 2-10 Conticuerunt senes filiæ Sion
Osee. 4- 6 Conticuit populus meus
Abdiæ. - 5 Si fures introissent...quomodo conticuisses?
Soph. 1-11 Conticuit omnis populus Chanaan

CONTICESCO.

1 Reg. 2- 9 Impii in tenebris conticescent
Jerem. 48- 2 Silens conticesces, sequeturque te gladius
49-26 Omnes viri prælii conticescent in die illa
50-30 Omnes viri bellatores ejus conticescent

CONTIGNATIO.

2 Par. 34-11 Ut emerent lapides... ad contignationem domorum
Eccle. 10-18 In pigritiis humiliabitur contignatio

CONTINENS.

Tobiæ. 6-18 Per tres dies continens esto ab ea
Sap. 8-21 Scivi quoniam non possem esse continens
Eccli. 6-28 Et continens factus, ne derelinquas eum
26-20 Ponderatio non est digna continentis animæ
Tit. 1- 8 (*Oportet episcopum esse*) justum, sanctum, continentem

CONTINENTIA.

2 Mac. 14-38 Hic... continentiæ propositum tenuit
Galat. 5-23 Fides, modestia, continentia, castitas

CONTINEO.

Gen. 43-31 Lota facie egressus, continuit se et ait
Exod. 26-26 Facies et vectes... ad continendas tabulas
-29 Per quos vectes tabulata contineant
36-31 Fecit et vectes... ad continendas tabulas
Num. 17- 3 Virga cunctas seorsum familias continebit
Deut. 9-10 Dedit... tabulas... continentes omnia verba
29-21 Maledic. quæ in Libro legis... continentur
1 Reg. 21- 5 Continuimus nos ab heri et nudiustertius
2 Reg. 24-16 Nunc contine manum tuam
2 Par. 33-18 Continentur in sermonibus regum Israël
36- 8 Continentur in libro regum Juda et Israël
Esth. 9-26 Id est, libri hujus volumine continentur
-32 Omnia quæ libri hujus, qui vocatur Esther, historia continentur
13-10 Quidquid cœli ambitu continetur
Job. 12-15 Si continuerit aquas, omnia siccabuntur
Psal. 76-10 Aut continebit in ira sua misericordias suas
88-51 Quod continui in sinu meo
Prov. 30- 4 Quis continuit spiritum in manibus suis?
Sap. 1- 7 Hoc, quod continet omnia, scientiam habet vocis
6- 3 Præbete aures, vos, qui continetis multitudines
10- 2 Dedit illi virtutem continendi omnia
17- 4 Neque enim quæ continebat illos spelunca
-19 Non impeditis operibus continebatur
18-14 Cum e. quietum silentium contineret omnia
Eccli. 3- 4 Qui diligit Deum... et continebit se ab illis
15- 1 Qui continens est justitiæ, apprehendet
- 4 Et continebit illum, et non confundetur
21-12 Qui custodit justitiam continebit sensum
27-33 Vir peccator continens erit illorum
30-24 Miserere animæ tuæ placens Deo, et contine
48- 3 Verbo Domini continuit cœlum
Isai. 52-15 Super ipsum continebunt reges os suum
63-15 Super me continuerunt se
64-12 Numquid super his continebis te, Domine?
Jerem. 2-13 Foderunt... cisternas... quæ continere non valent aquas
Ezech. 41- 6 Ut continerent, et non attingerent parietem templi
1 Mac. 11-29 Scripsit Jonathæ epistolas... hunc modum continentes
12- 7 Estis fratres nostri, sicut rescriptum continet
15- 2 Et erant continentes hunc modum
-15 Epistolas... in quibus continebantur hæc
2 Mac. 4-33 Onias... in loco tuto se continens
9-18 Scripsit... epistolam hæc continentem
11-16 Erant scriptæ Judæis epistolæ... hunc modum continentes
-22 Regis autem epistola ista continebat
Marc. 9- 9 Et verbum continuerunt apud se
Act. 7-56 Continuerunt aures suas
23-26 Scribens epistolam continentem hæc
1 Cor. 7- 9 Quod si non se continent, nubant
Galat. 5- 1 Nolite iterum jugo servitutis contineri
Philip. 2-16 Verbum vitæ continentes ad gloriam meam
1 Petr. 2- 6 Propter quod continet Scriptura

CONTINGIT. *Impers.*

Gen. 44-29 Si... aliquid ei in via contigerit
Num. 26-56 Quidquid sorte contigerit... accipiant
31-43 De... parte quæ contigerat reliquæ multitudini
1 Par. 6-54 Ipsis enim sorte contigerant
Tobiæ. 2-10 Contigit autem ut quadam die fatigatus
3- 7 Eadem itaque die contigit ut Sara
7-11 Timere cœpit ne forte et huic similiter contingeret
8-17 Quia non contigit quemadmodum putabamus
1 Mac. 4-27 Talia contigerunt in Israël
13- 5 Non mihi contingat parcere animæ meæ
2 Mac. 4-30 Contigit Tharsenses et Mallotas seditionem movere
5- 2 Contigit autem per universam Jerosolymorum civitatem
-18 Alioquin nisi contigisset eos multis pecc.
7- 1 Contigit autem et septem fratres... apprehensos compelli
9- 2 Ita contigit ut Antiochus post fugam turpiter rediret
- 7 Contigit illum impetu euntem... cadere
10- 5 Contigit eadem die purificationem fieri
12-34 Quibus congressis contigit paucos ruere Judæorum
13- 7 Prævaricatorem legis contigit mori
Matth. 18-13 Et si contigerit ut inveniat eam
Luc. 8-42 Et contigit, dum iret... comprimebatur
21-13 Continget autem vobis in testimonium
Joan. 5-14 Ne deterius tibi aliquid contingat
Act. 3-10 Impleti sunt stupore et extasi in eo, quod contigerat illi
9- 3 Contigit ut appropinquaret Damasco
21-35 Contigit ut portaretur a militibus
28- 8 Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum jacere
Rom. 11-25 Quia cæcitas ex parte contigit in Israël
1 Cor. 10-11 Hæc a. omnia in figura contingebant illis
1 Petr. 4-12 Quasi novi aliquid vobis contingat.
2 Petr. 2-22 Contigit enim eis illud veri proverbii

CONTINGO.

Levit. 11- 8 Nec cadavera contingetis, quia immunda sunt vobis
Josue. 6-18 Ne de his... quidpiam contingatis
9-19 Idcirco non possumus eos contingere
3 Reg. 6-27 Alæ autem alteræ... se invicem contingebant
2 Par. 3-12 Alam Cherub alterius contingebat
Tobiæ. 2-21 Non licet nobis aut edere ex furto aliquid, aut contingere
Judith. 11-12 Sancta... præcepit Deus non contingi
Quæ nec manibus deberent contingere
Esth. 9-16 Nullus de substantiis eorum quidquam contingeret
Eccli. 36-21 Fauces contingunt cibum feræ
Baruc. 6-28 Fœtæ et menstruatæ contingunt
Dan. 4- 8 Proceritas ejus contingens cœlum
1 Mac. 10-40 Ego do... de rationibus regis, quæ me contingunt
2 Mac. 9-10 Paulo ante sidera cœli contingere se arbitrabatur
Luc. 15-12 Da mihi portionem substantiæ quæ me contingit

CONTINUO.

Sap. 5-12 Divisus aër continuo in se reclusus est
-13 Et nos nati continuo desivimus esse
18-17 Tunc continuo visus somniorum malorum turbaverunt illos
1 Mac. 7-35 Continuo cum regressus fuero in pace
Matth. 4-20 At illi continuo relictis retibus secuti sunt
13- 5 Et continuo exorta sunt
-20 Et continuo cum gaudio accipit illud
-21 Propter verbum, continuo scandalizatur
14-31 Et continuo Jesus extendens manum
21-19 Et arefacta est continuo ficulnea
-20 Dicentes: Quomodo continuo aruit?
26-74 Et continuo gallus cantavit
27-48 Et continuo currens unus... spongiam implevit aceto
Marc. 1-31 Et continuo dimisit eam febris
6-54 Continuo cognoverunt eum
9-23 Et continuo exclamans pater pueri
11- 3 Et continuo illum dimittet huc
Luc. 4-39 Et continuo surgens ministrabat illis

Luc. 6-49 Illisus est fluvius, et continuo cecidit
8-55 Et reversus est spiritus ejus, et surrexit continuo
14- 5 Et non continuo extrahet illum die sabbati
22-60 Et continuo, adhuc illo loquente, cantavit gallus
Joan. 4-27 Et continuo venerunt Discipuli ejus
13-30 Et exivit continuo. Erat autem nox
-32 Deus.. et continuo clarificabit eum
19-34 Et continuo exivit sanguis et aqua
Act. 9-20 Et continuo in synagogis prædicabat Jesum
-34 Surge et sterne tibi. Et continuo surrexit
12-10 Et continuo discessit Angelus ab eo
16-33 Et baptizatus est ipse, et omnis domus ejus continuo
Galat. 1-16 Continuo non acquievi carni et sanguini

CONTINUUS.

2 *Mac.* 10-37 Per continuum autem biduum præsidio vastato,
13-12 Per triduum continuum prostratis
Rom. 9- 2 Est, et continuus dolor cordi meo
1 *Petr.* 4- 8 Mutuam... charitatem continuam habentes

CONTORQUEO.

Isai. 58- 5 Numquid contorquere quasi circulum caput suum,

CONTRA.

Gen. 2-14 Tygris : ipse vadit contra Assyrios
12- 8 Ad montem qui erat contra Orientem Bethel
14- 2 Inirent bellum contra Bara regem Sodomorum, et contra Bersa regem Gomorrhæ, et contra Senaab regem Adamæ, et contra Semeber regem Seboïm, contraque regem Balæ, ipsa est Segor
- 8 Et direxerunt aciem contra eos in valle sylvestri
15-10 Utrasque partes contra se altrinsecus posuit
16- 5 Dixitque Saraï ad Abram : Inique agis contra me
-12 Hic erit ferus homo : manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum
18-16 Direxerunt oculos contra Sodomam
21-16 Sedens contra levavit vocem suam et flevit
31-21 Cumq... pergeret contra montem Galaad
-24 Cave nequidq. aspere loquaris contra Jacob
-29 Cave ne loquaris contra Jacob quidquam
32-28 Quoniam si contra Deum fortis fuisti
40- 2 Iratus contra eos Pharao
49-30 Contra Mambre in terra Chanaan
50-13 Ab Ephron Hethæo contra faciem Mambre
Exod. 1-10 Et si ingruerit contra nos bellum
3- 6 Non enim audebat aspicere contra Deum.
5-15 Cur ita agis contra servos tuos ?
-16 Et injuste agitur contra populum tuum
14- 2 Inter Magdalum et mare contra Beelsephon
-25 Dominus enim pugnat pro eis contra nos
15-24 Et murmuravit populus contra Moysen
16- 2 Et murmuravit omnis congregatio filiorum Israël contra Moysen et Aaron
- 7 Audivit enim murmur vestrum contra Dominum : nos vero quid sumus quia mussitastis contra nos ?
- 8 Audierit murmurationes vestras, quibus murmurati estis contra eum
Nec contra nos est murmur vestrum, sed contra Dominum
-20 Et iratus est contra eos Moyses
17- 2 Qui jurgatus contra Moysen, ait
Respond. Moyses: Quid jurgamini contra me
- 3 Sitivit ergo ibi populus... et murmuravit contra Moysen
- 8 Venit a. Amalec, et pugnabat contra Israël
- 9 Elige viros; et egressus, pugna contra Amalec
-10 Fecit Josuë... et pugnavit contra Amalec
-16 Et bellum Domini erit contra Amalec
18-11 Eo quod superbe egerint contra eos
20-16 Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium
23-29 Ne terra in solitudinem redigatur, et crescant contra te bestiæ
26- 5 Ita insertas, ut ansa contra ansam veniat
-35 Et contra mensam candelabrum in latere
27- 9 Contra Meridiem erunt tentoria de bysso
28-27 Quod respicit contra faciem juncturæ
30- 6 Ponesque altare contra velum
32-10 Ut irascatur furor meus contra eos
-11 Irascitur furor tuus contra populum tuum
36-12 Ut contra se invicem venirent ansæ
-23 E quibus viginti, ad plagam meridianam erant contra Austrum
-27 Contra Occidentem vero... fecit sex tabulas
Exod. 36-32 Quinque alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare
37-14 Contra coronam : misitque in eos vectes
38-13 Porro contra Orientem,... paravit tentoria
40-24 Posuit et altare aureum... contra velum
Levit. 4- 6 Asperget eo septies coram Domino contra velum sanctuarii
-13 Fecerit quod contra mandatum Domini est
-17 Digito aspergens septies contra velum
8- 9 Contra frontem posuit laminam auream
10-16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar
16-14 Et asperget digito septies contra propitiatorium ad Orientem
17-10 Obfirmabo faciem meam contra animam illius et disperdam eam
19-16 Non stabis contra sanguinem proximi tui
20- 3 Et ego ponam faciem meam contra illum
- 6 Ponam faciem meam contra eam
26-17 Ponam faciem meam contra vos
-24 Ego quoque contra vos adversus incedam
-27 Si nec per hæc audieritis me, sed ambulaveritis contra me
-41 Ambulabo igitur et ego contra eos
Num. 5-14 Si spiritus zelotypiæ concitaverit virum contra uxorem suam
8- 2 Præcipe ut lucernæ contra Boream e regione respiciant
Contra eam partem quam candelabrum respicit
10- 9 Si exieritis ad bellum... contra hostes
11- 1 Ortum est murmur populi.. contra Dominum
- 3 Eo quod incensus fuisset contra eos ignis
-13 Flent contra me, dicentes : Da nobis carnes
12- 1 Locutaq. est Maria et Aaron contra Moysen
- 9 Iratusque contra eos, abiit
13-31 Murmur populi, qui oriebatur contra Moys.
14- 2 Et murmurati sunt contra Moysen et Aaron
- 9 Nolite rebelles esse contra Dominum
-27 Usquequo multitudo hæc pessima murmurat contra me ?
-29 Omnes qui... et murmurastis contra me
-36 Et qui reversi murmurare fecerant contra eum omnem multitudinem
16- 2 Surrexerunt contra Moysen
-11 Et omnis globus tuus stet contra Dominum ? Quid est enim Aaron ut murmuretis contra eum ?
-22 Contra omnes ira tua desæviet
-41 Murmuravit a. omnis multitudo... contra Moysen et Aaron
17- 5 Cohibebo a me querimonias... quibus contra vos murmurant
19- 4 Asperget contra fores tabernaculi septem
20-13 Hæc est aqua contradictionis ubi jurgati sunt filii Israël contra Dominum
21- 1 Pugnavit contra illum et victor existens
- 5 Locutusque contra Deum et Moysen, ait
- 7 Quia locuti sumus contra Dominum et te
-11 In solitudine, quæ respicit Moab contra orientalem plagam
-13 Castrametati sunt contra Arnon
-20 In vertice Phasga quod respicit contra desertum
-23 Et venit in Jasa, pugnavitque contra eum.
-26 Qui pugnavit contra regem Moab
22- 5 Qui operuit superficiem terræ, sedens contra me
-22 Stetitque Angelus Do. in via contra Balaam
-34 Peccavi, nesciens quod tu stares contra me
24- 1 Dirigens contra desertum vultum suum
-10 Iratusque Balac contra Balaam... ait
25- 4 Suspende eos contra solem in patibulis
-11 Quia zelo meo commotus est contra eos
-18 Quia et ipsi hostiliter egerunt contra vos
26- 3 Super Jordanem contra Jericho
- 9 Qui surrexerunt contra Moysen, et Aaron
-63 Supra Jordanem contra Jericho
27- 3 Quæ concitata est contra Dominum sub Core
31- 7 Cumque pugnassent contra Madianitas
-12 Juxta Jordanem contra Jericho
32-14 Ut augeretis furorem Domini contra Israël
33- 7 Inde egressi venerunt contra Phihahiroth
-47 Venerunt ad montes Abarim contra Nabo
-48 Supra Jordanem contra Jericho
34- 3 Habebit terminos contra Orientem
-10 Metabuntur fines contra orientalem plagam
-11 Descendent... contra fontem Daphnim
Inde pervenient contra Orientem ad mare
-15 Acceperunt partem... contra Jericho
35- 1 Supra Jordanem, contra Jericho
- 5 Contra Orientem duo millia erunt cubiti et contra Meridiem similiter erunt duo millia
36-13 Supra Jordanem contra Jericho
Deut. 1- 1 Solitudine campestri contra mare Rubrum
- 7 Humiliora loca contra Meridiem
Deut. 2- 3 Ite contra Aquilonem
- 5 Videte... ne moveamini contra eos
- 9 Non pugnes contra Moabitas
-19 Cave ne pugnes contra eos
3-17 Ad radices montis Phasga contra Orientem
-29 Mansimusque in valle contra fanum Phogor
4- 3 Quæ fecit Dominus contra Beelphegor
-21 Iratusque est Dominus contra me
-46 Trans Jordanem... contra fanum Phogor
5-20 Nec loqueris contra proximum tuum falsum
6-15 Nequando irascatur furor Dom... contra te
-22 Fecitque signa... contra Pharaonem
7-22 Ne forte multiplicentur contra te bestiæ terræ
9-18 Propter omnia peccata vestra quæ gessistis contra Dominum
11-25 Nullus stabit contra vos
-30 Habitat in campestribus contra Galgalam
15- 9 Ne clamet contra te ad Dominum
17- 6 Uno contra se dicente testimonium
19- 4 Nullum contra eum odium habuisse comprobatur
- 6 Nullum contra eum... odium prius habuisse
-15 Non stabit testis unus contra aliquem
-16 Si steterit testis mendax contra hominem
-18 Dixisse contra fratrem suum mendacium
20- 1 Si exieris ad bellum contra hostes tuos
- 3 Contra inimicos vestros pugnam committitis
- 4 Et pro vobis contra adversarios dimicabit
-12 Sin aut... cœperit contra te bellum
-19 Bellantium contra te augere numerum
-20 Donec capias civitatem, quæ contra te dimicat
21-10 Si egressus fueris ad pug. contra inimicos
22-26 Sicut latro consurgit contra fratrem suum
23- 4 Et quia conduxerunt contra te Balaam
24-15 Ne clamet contra te ad Dominum
25-11 Si... et unus contra alterum rixari cœperit,
28- 7 Per unam viam venient contra te
-25 Per unam viam egrediaris contra eos
29-20 Fumet, et zelus contra hominem illum
-27 Iratus est furor Do. contra terram istam
31-17 Et irascetur furor meus contra eum
-26 Ut sit ibi contra te in testimonium
-27 Semper contentiose egistis contra Dominum
-28 Invocabo contra eos cœlum et terram
32-49 Nebo, qui est in terra Moab contra Jericho
-51 Quia prævaricati estis contra me
33- 7 Et adjutor illius contra adversarios ejus erit
34- 1 In verticem Phasga contra Jericho
- 6 In valle terræ Moab contra Phogor
Josue. 1- 4 Ad mare magnum contra solis occasum
-15 Trans Jordanem contra solis ortum
3-17 Populus autem incedebat contra Jericho
4-19 Contra orientalem plagam urbis Jericho
5-13 Et vidit virum stantem contra se
6- 5 Ingredienturque singuli per locum contra quem steterint
-20 Unusquisque per locum qui contra se erat
7- 1 Iratusque est Dominus contra filios Israël
- 2 Cumque mitteret Josuë... viros contra Haï
- 3 Frustra vexabitur contra hostes paucissimos
-21 Abscondi in terra contra medium tabernaculi
8- 5 Accedemus ex adverso contra urbem
Cumque exierint contra nos,... fugiemus
-14 Direxitque aciem contra desertum
-18 Leva clypeum... contra urbem Haï
-20 Contra persequentes fortissime restitissent.
-22 Egressi ex urbe contra suos
9- 2 Ut pugnarent contra Josuë et Israël
-18 Murmuravit... vulgus contra principes
-20 Ne contra nos ira Domini concitetur
10-12 Sol, contra Gabaon ne movearis, et luna contra vallem Ajalon
-21 Nullusq. contra filios Israël mutire ausus est
-29 Transivit... in Lebna, et pugnabat contra eam
-36 Ascendit... in Hebron, et pugnavit contra eam
11- 2 In planitie contra Meridiem Ceneroth
- 5 Ut pugnarent contra Israël
-18 Pugnavit Josuë contra reges istos
-20 Ut... et pugnarent contra Israël et caderent
12- 3 Usque ad mare Ceneroth contra Orientem
13- 3 Ad terminos Accaron contra Aquilonem
- 5 Libani quoque regio contra Orientem
-25 Usque ad Aroër, quæ est contra Rabba
-32 Moab trans Jordanem contra Jericho
15- 1 Desertum Sin contra Meridiem
- 3 Egrediturque contra ascensum Scorpionis
- 7 Contra Aquilonem respiciens Galgala
- 8 Ad verticem montis qui est contra Geennom
In summitate vallis Raphaïm contra Aquilon.

Josue. 15-10 Et circuit de Baala contra Occidentem
-11 Pervenit contra Aquilonem partis Accaron Maris contra Occidentem fine concluditur
16- 1 Ab Jordane contra Jericho et aquas ejus
- 5 Possessio eorum contra Orientem Ataroth
- 6 Et circuit terminos contra Orientem
- 8 Pertransit contra mare in vallem arundineti
18-12 Fuitque terminus eorum contra Aquilonem
Et inde contra Occidentem ad montana
-14 Circuiens contra mare ad Meridiem montis qui respicit Beth-horon contra Africum:
Hæc est plaga contra mare, ad Occidentem.
-15 Egreditur terminus contra mare
-16 Et est contra septentrionalem plagam
-19 Et prætergreditur contra Aquilonem Beth-hagla
Suntque exitus ejus contra linguam maris
19- 8 Baalath Beer Ramath contra australem plagam
-11 Usque ad torrentem qui est contra Jeconam
-12 Et revertitur de Sared contra Orientem
Ad Dabereth, ascenditque contra Japhie
-27 Ac revertitur contra Orientem Bethdagon
Contra Aquilonem in Bethemec et Nehiel
-34 Revertiturque terminus contra Occidentem
Et pertransit in Zabulon contra Meridiem et in Aser contra Occidentem et in Juda ad Jordanem contra ortum solis
20- 8 Contra orientalem plagam Jericho
21-36 Contra Jericho civitates refugii, Bosor.,.
22-11 Super Jordanis tumulos contra filios Israël
-12 Ut ascenderent, et dimicarent contra eos
-33 Ut ascenderent contra eos atque pugnarent
24- 8 Cumque pugnarent contra vos, tradidi eos
- 9 Rex Moab et pugnavit contra Israëlem
-11 Pugnaveruntque contra vos viri civitatis
Judic. 1- 1 Quis ascendet ante nos contra Chananæum?
- 3 Et pugna contra Chananæum, ut ego
- 5 Et pugnaverunt contra eum, ac percusserunt
- 9 Descendentes pugnaverunt contra Chananæum
-10 Pergensque Judas contra Chananæum
2-14 Iratusque Dominus contra Israël
3- 8 Iratusque contra Israël Dominus
5-15 Se discrimini dedit: diviso contra se Ruben
-16 Diviso contra se Ruben magnanimorum reperta est contentio
-20 De cœlo dimicatum est contra eos
6- 7 Postulans auxilium contra Madianitas
-39 Ne irascatur furor tuus contra me
7- 2 Ne glorietur contra me Israël, et dicat
8- 1 Cum ad pugnam pergeres contra Madian?
- 3 Requievit spiritus eorum quo tumebant contra eum
9-18 Nunc surrexistis contra domum patris mei
-38 Egredere, et pugna contra eum
-39 Abiit ergo Gaal... et pugnavit contra Abimelech
-56 Et reddidit Deus malum quod fecerat Abimelech contra patrem suum
10- 7 Contra quos Dominus iratus, tradidit eos
-17 Contra quos congregati filii Israël, in Maspha castrametati sunt
-18 Qui primus ex nobis contra filios Ammon cœperit dimicare
11- 4 Pugnabant filii Ammon contra Israël
- 6 Veni... et pugna contra filios Ammon
- 8 Ut... et pugnes contra filios Ammon
- 9 Ut pugnem pro vobis contra filios Ammon
-12 Quid mihi et tibi est, quia venisti contra me
-18 Venitque contra orientalem plagam terræ Moab
-20 Egressus est contra eum in Jasa
-23 Pugnante contra illum populo suo Israël
-25 Aut docere potes, quod jurgatus sit contra Israël, et pugnaverit contra eum
-27 Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis
-32 Transivitq. Jephte... ut pugnaret contra eos
12- 1 Nam transeuntes contra Aquilonem, dixerunt ad Jephte: Quare vadens ad pugnam contra filios Ammon
- 2 Disceptatio erat mihi et populo meo contra filios Ammon vehemens
- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad, pugnabat contra Ephraïm
14- 4 Nesciebant quod... quæreret occasionem contra Philisthiim
15- 3 Non erit culpa in me contra Philisthæos
19 10 Sed statim perrexit, et venit contra Jebus
-24 Ne scelus hoc contra naturam operemini
20- 9 Sed hoc contra Gabaa in commune faciamus
-10 Ut... et possimus pugnare contra Gabaa
-14 Ut... et contra universum populum Israël dimicarent

Judic. 20-18 Quis erit in exercitu nostro princeps certaminis contra filios Benjamin?
-20 Et inde procedentes ad pugnam contra Benjamin
-23 Ad dimicandum contra filios Benjamin
-24 Cumq... altera die contra filios Benjamin ad prælium processissent
-28 Exire ultra debemus ad pugnam contra filios Benjamin fratres nostros
-30 Contra Benjamin exercitum produxerunt
-34 Ingravatumque est bellum contra filios Benjamin
Ruth. 1-13 Et egressa est manus Domini contra me
1 Reg. 4- 2 Instruxerunt aciem contra Israël
-13 Heli sedebat super sellam contra viam spectans
6- 9 Si quidem... ascenderit contra Bethsames
7-10 Philisthiim iniere prælium contra Israël
13- 5 Congregati sunt ad præliandum contra Isr.
-17 Unus cuneus pergebat contra viam Ephra
-18 Verterat se ad iter termini imminentis valli Seboïm contra desertum
14- 5 Et alter ad Meridiem contra Gabaa
-47 Pugnabat... contra Moab, et filios Ammon
15-18 Et pugnabis contra eos usque ad internecionem eorum
17- 2 Et direxerunt aciem ad pugnandum contra Philisthiim
-28 Eliab... iratus est contra David et ait
-48 Cum... et appropinquaret contra David
-55 Eo a. tempore, quo viderat Saül David egredientem contra Philisthæum
20- 9 Si certe cognovero completam esse patris mei malitiam contra te
27-10 Respondebat David : Contra Meridiem Judæ, et contra Meridiem Jerameel, contra Meridiem Ceni
-12 Multa mala operatus est contra populum
28- 1 Ut præpararentur ad bellum contra Israël
29- 8 Ut non veniam, et pugnem contra inimicos Domini mei regis?
30-14 Si quidem nos erupimus ad australem plagam Cerethi, et contra Judam
2 Reg. 5-23 Si ascendam contra Philisthæos
Qui respondit: Non ascendas contra eos,
6- 7 Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam
10- 9 Et instruxit aciem contra Syrum
-13 Iniit itaque Joab... certamen contra Syros:
-17 Et pugnaverunt contra eum
12-26 Igitur pugnabat Joab contra Rabbath
14-13 Quare cogitasti... contra populum Dei
15-23 Et cunctus populus incedebat contra viam
16- 6 Mittebatque lapides contra David, et contra universos servos regis David
-13 Semeï autem... contra illum gradiebatur
17-21 Dedit consilium contra vos Achitophel
18- 6 Egressus est populus in campum contra Isr.
-13 Si fecissem contra animam meam audacter
-28 Levaverunt manus suas contra Dominum
-31 Qui surrexerunt contra te
20-21 Levavit manum suam contra regem David
21- 4 Sed contra Saül, et contra domum ejus
-15 Et pugnabant contra Philisthiim
-18 Bellum fuit in God contra Philisthæos
-19 Tertium quoque fuit bellum in Gob contra Philisthæos
23-18 Levavit hastam suam contra trecentos
24- 1 Et addidit furor Domini irasci contra Israël
-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me et contra domum patris mei
3 Reg. 2-23 Contra animam suam locutus est Adonias
7- 4 (*Columnas*) contra se invicem positas
-20 Juxta mensuram columnæ contra retiacula:
-30 Contra se invicem respectantes
-39 Contra Orientem ad Meridiem
-49 Et quinque ad sinistram contra oraculum
8-44 Si egressus fuerit populus.. contra inimicos
Orabunt te contra viam civitatis
Et contra domum, quam ædificavi
-48 Et oraverint te contra viam terræ suæ
11- 7 In monte qui est contra Jerusalem
-24 Et congregavit contra eum viros
-25 Et odium contra Israël, regnavitque in Syria
-26 Levavit manum contra regem
12-21 Ut pugnarent contra domum Israël
-24 Neque bellabitis contra fratres vestros filios Israël
13- 2 Et exclamavit contra altare in sermone
- 4 Quem inclamaverat contra altare in Bethel
Et exaruit manus quam extenderat contra eum
-32 Quem prædixit in sermone Domini contra altare... et contra omnia fana excelsorum
16- 1 Ad Jehu filium Hanani contra Baasa

3 Reg. 16- 7 Cum... verbum Domini factum esset contra Baasa, et contra domum ejus, et contra omne malum quod fecerat coram Domino
- 9 Et rebellavit contra eum servus suus Zambri
17- 3 Et vade contra Orientem et abscondere in torrente Carith, qui est contra Jordanem
18-43 Ascende et prospice contra mare
20- 1 Pugnabat contra Samariam et obsidebat eam
-20 Et percussit... virum qui contra se veniebat
-22 Seq. en. anno rex Syriæ ascendet contra te
23 Sed melius est ut pugnemus contra eos
-25 Et pugnabimus contra eos in campestribus
-26 Ascendit in Aphec, ut pugnaret contra Isr.
-27 Castraque metati sunt contra eos
21-10 Et submittite duos viros filios Belial contra eum
-13 Et adductis..fecerunt eos sedere contra eum
At illi... dixerunt contra eum testimonium
22-23 Et Dominus locutus est contra te malum
-31 Non pugnabitis contra minorem et majorem quempiam, nisi contra regem Israel
-32 Et impetu facto, pugnabant contra eum
-35 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
4 Reg. 1-13 Curvavit genua contra Eliam, et precatus est
3- 7 Veni mecum contra eum ad prælium
-23 Pugnaverunt reges contra se et cæsi sunt
6- 8 Rex autem Syriæ pugnabat contra Israël
8-28 Ad præliandum contra Hazaël regem Syriæ
-29 Vulneraverant... præliantem contra Hazaël
9-14 Jehu filius Josaphat filii Namsi contra Joram
Et omnis Israël contra Hazaël regem Syriæ
-15 Quia percusserant eum Syri præliantem contra Hazaël
10- 9 Si ego conjuravi contra dominum meum
-30 Et omnia,.. fecisti contra domum Achab
-33 A Jordane contra orientalem plagam
12-17 Ascendit Azaël... et pugnabat contra Geth.
13- 3 Iratusque est furor Domini contra Israël
-12 Quomodo pugnaverit contra Amasiam
-17 Et sagitta salutis contra Syriam
-19 Iratus est vir Dei contra eum, et ait
14-15 Qua pugnavit contra Amasiam regem Juda
-19 Factaque est contra eum conjuratio
15-10 Conjuravit autem contra eum Sellum
17- 3 Contra hunc ascendit Salmanasar rex
18- 7 Rebellavit quoq. contra regem Assyriorum
19- 9 Ut pugnet adversum te: et iret contra eum
-22 Contra quem exaltasti vocem tuam
Contra sanctum Israël
-27 Ego præscivi, et furorem tuum contra me
21-24 Qui conjuraverant contra regem Amon
22-13 Ira Domini succensa est contra nos
-19 Auditis sermonibus contra locum istum
23-26 Quo iratus est furor ejus contra Judam
-29 Ascendit Pharao... contra regem Assyrior.
24- 1 Et rursum rebellavit contra eum
- 3 Hoc per verbum Domini contra Judam
-20 Irascebatur enim Dominus contra Jerusalem, et contra Judam
1 Par. 5- 9 Contra orientalem quoq. plagam habitavit
-10 Præliati sunt contra Agareos, et interfecer.
-19 Dimicaverunt contra Agareos: Ituræi vero
6-78 Ex adverso Jericho contra Orientem Jordanis
7-28 Cum filiabus suis, et contra Orientem Noran
10- 1 Philisthiim autem pugnabant contra Israël
- 3 Et aggravatum est prælium contra Saül
11-20 Et ipse levavit hastam contra trecentos
13-10 Iratus est itaque Dominus contra Ozam
14-14 Venies contra illos ex adverso pyrorum
19-10 Joab intelligens bellum ex adverso et post tergum contra se fieri
Elegit viros... et perrexit contra Syrum
-11 Et perrexerunt contra filios Ammon
-14 Perrexit ergo Joab... contra Syrum ad prælium
-17 Et direxit... aciem, illis contra pugnantibus
21- 1 Consurrexit autem Satan contra Israël
-16 Et versum contra Jerusalem
24-31 Miseruntq. et ipsi sortes contra fratres suos
26-16 Custodia contra custodiam
-30 Trans Jordanem contra Occidentem
2 Par. 4-10 Mare posuit.. contra Orientem ad Meridiem
6-13 Contra universam multitudinem Israël
-22 Si .. et jurare contra eum paratus venerit
-34 Si egressus fuerit... contra adversarios suos
Adorabunt te contra viam, in qua civitas hæc est
-38 Adorabunt te contra viam terræ suæ
9-29 Contra Jeroboam filium Nabath
11- 1 Ut dimicaret contra Israël, et converteret...
- 4 Neque pugnabitis contra fratres vestros
Reversi sunt, nec perrexerunt contra Jeroboam

2 *Par.* 13- 6 Et rebellavit contra dominum suum
- 7 Prævaluerunt contra Roboam
-12 Qui clangunt tubis et resonant contra vos
Filii Israël, nolite pugnare contra Dominum
14- 9 Egressus est autem contra eos Zara Æthiops
-11 Venimus contra hanc multitudinem
Domine... non prævaleat contra te homo
15- 6 Pugnabit enim gens contra gentem et civitas contra civitatem
17- 1 Et invaluit (*Josaphat*) contra Israël
-10 Nec audebant bellare contra Josaphat
18-30 Dicens : Ne pugnetis contra minimum
-34 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
20- 1 ... Ad Josaphat, ut pugnarent contra eum
- 2 Venit contra te multitudo magna de his locis
-16 Cras descendetis contra eos
In summitate torrentis, qui est contra solitudinem Jeruël
- 17 Cras egrediemini contra eos, et Dominus erit vobiscum
-22 Egressi fuerant ut pugnarent contra Judam
-29 Quod pugnasset Do. contra inimicos Israël
21-16 Suscitavit ergo Dominus contra Joram
22- 5 Et perrexit... in bellum contra Hazaël
24-18 Et facta est ira contra Judam et Jerusalem
-23 Ascendit contra eum exercitus Syriæ
-25 Surrexerunt autem contra eum servi sui
25-10 At illi contra Judam vehementer irati
-15 Quam ob rem iratus Dom. contra Amasiam
26- 6 Egressus est et pugnavit contra Philisthiim
- 7 Adjuvit eum Deus contra Philisthiim, et contra Arabes, qui habitabant in Gurbaal, et contra Ammonitas
-13 Et pro rege contra adversarios dimicabant
27- 5 Pugnavit contra regem filiorum Ammon
28- 9 Ecce iratus Dominus... contra Juda
-12 Contra eos qui veniebant de prælio
-20 Adduxitque contra eum Thelgathphalnasar
32- 2 Totum belli impetum verti contra Jerusalem
-16 Locuti sunt servi ejus contra Dominum
-18 Contra populum, qui sedebat in muris
-19 Locutusque est contra Deum Jerusalem
-25 Facta est contra eum ira et contra Judam
34-27 Super his quæ dicta sunt contra locum hunc
35-21 Sed contra aliam pugno domum
-22 Sed præparavit contra eum bellum
36- 6 Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex
1 *Esdr.* 4-22 Et paulatim crescat malum contra reges
7-23 Ne forte irascatur contra regnum regis
2 *Esdr.* 2-19 Numquid contra regem vos rebellatis?
3-10 Ædificavit Jedaïa... contra domum suam
-16 Usque contra sepulcrum David
-19 Contra ascensum firmissimi anguli
-23 Ædificavit Benjamin... contra domum suam
Ædificavit Azarias... contra domum suam
-25 Phalel filius Ozi contra flexuram et turrim
-26 Usq. contra portam Aquarum ad Orientem
-28 Ædificaverunt sacerdotes unusquisque contra domum suam
-29 Ædificavit Sadoc... contra domum suam
-30 Ædificavit Mosollam filius Barachiæ contra gazophylacium suum
Scruta vendentium contra portam Judicialem
4- 8 Ut venirent et pugnarent contra Jerusalem
- 9 Posuimus custodes.. die ac nocte contra eos
7- 3 Et unumquemque contra domum suam
9-10 Quia superbe egerant contra eos
12-36 Et contra eos ascenderunt in gradibus civitatis
Tobiæ. 2-13 Non est contristatus contra Deum
11- 1 Quæ est in medio itinere contra Niniven
Judith. 1- 5 Pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit eum
2- 5 Egredere... et contra eos præcipue
-13 Qui erant contra faciem deserti
4- 5 Ad universos qui erant contra Esdrelon quæ est contra faciem campi magni
- 9 Infantes prostraverunt contra faciem templi Domini
6- 8 Exierunt contra eos fundibularii
7- 1 Præcepit.. ut ascenderent contra Bethuliam
- 3 Paraverunt se pariter ad pugnam contra filios Israël
Chelmon qui est contra Esdrelon
8-20 Quæcumque insurgunt contra nos
-24 Improperium... contra Dominum protulerunt
10-18 Ut non pro his merito pugnare contra eos debeamus?
11-15 Et non latrabit vel unus canis contra te
Esth. 4-16 Ingrediar ad regem, contra legem faciens
5- 1 Stetit in atrio... contra basilicam regis
At ille sedebat... contra ostium domus
- 2 Et extendit contra eam virgam auream

Esth. 8- 3 Machinationes... quas excogitaverat contra Judæos
9- 2 Ut extenderent manum contra inimicos
-24 Aman... cogitavit contra eos malum
-25 Malum, quod contra Judæos cogitaverat
11- 6 Et ecce duo dracones magni, paratique contra se in prælium
- 7 Ut pugnarent contra gentem justorum
13- 4 Et contra omnium gentium consuetudinem faciens
15- 2 Aman... locutus est contra nos in mortem
- 9 Stetit contra regem, ubi ille residebat
Job. 1-22 Neq. stultum quid contra Deum locutus est
6- 4 Et terrores Domini militant contra me
10-17 Instauras testes tuos contra me
13-25 Contra folium, quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam
-26 Scribis enim contra me amaritudines
15-13 Quid tumet contra Deum spiritus tuus
-25 Et contra Omnipotentem roboratus est
16- 9 Rugæ meæ testimonium dicunt contra me
-10 Infremuit contra me dentibus suis
17- 3 Et cujusvis manus pugnet contra me
- 8 Et innocens contra hypocritam suscitabitur
18- 9 Et exardescet contra eum sitis
19- 5 At vos contra me erigimini et arguitis me
-11 Iratus est contra me furor ejus
-28 Et radicem verbi inveniamus contra eum
21- 4 Numquid contra hominem disputatio mea est?
-27 Novi... et sententias contra me iniquas
22-25 Eritque Omnipotens contra hostes tuos
23- 7 Proponat æquitatem contra me
31-28 Quæ est iniquitas maxima, et negatio contra Deum altissimum?
34-19 Nec cognovit tyrannum, cum disceptaret contra pauperem
35- 6 Si peccaveris... quid facies contra eum?
41-14 Mittet contra eum fulmina
Psal. 43-16 Tota die verecundia mea contra me est
49-21 Arguam te et statuam contra faciem tuam
50- 5 Et peccatum meum contra me est semper
63- 9 Infirmatæ sunt contra eos linguæ eorum
70- 4 Eripe me...et de manu contra legem agentis
76- 3 Deum exquisivi, manibus meis nocte contra eum
108-15 Fiant contra Dominum semper
139- 9 Cogitaverunt contra me, ne derelinquas me
Prov. 1-11 Abscondamus tendiculas contra insontem frustra
-18 Ipsi quoque contra sanguinem suum insidiantur, et moliuntur fraudes contra animas suas
14- 7 Vade contra virum stultum
17-11 Angelus a. crudelis mittetur contra eum
19- 3 Et contra Deum fervet animo suo
21-30 Non est consilium contra Dominum
23-11 Ipse judicabit contra te causam illorum
24-28 Ne sis testis frustra contra proximum tuum
25-18 Sagitta acuta homo qui loquitur contra proximum suum falsum testimonium
28- 4 Qui custodiunt, succenduntur contra eum
Eccle. 4-12 Et si quispiam prævaluerit contra unum
5- 5 Ne forte iratus Deus contra sermones tuos dissipet cuncta opera...
6-10 Scitur quod... non possit contra fortiorem se in judicio contendere
7-15 Ut non inveniat homo contra eum justas querimonias
8-11 Non profertur cito contra malos sententia
9-14 Venit contra eam rex magnus
Cant. 1- 5 Filii matris meæ pugnaverunt contra me
7- 4 Nasus tuus sicut turris Libani quæ respicit contra Damascum
Sap. 5-21 Et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos
-24 Contra illos stabit spiritus virtutis
10-16 Et stetit contra reges horrendos in portentis
11- 3 Steterunt contra hostes, et de inimicis se vindicaverunt
12-12 Aut quis stabit contra judicium tuum?
Eccli. 4-32 Noli resistere contra faciem potentis, nec coneris contra ictum fluvii
6-12 Si humiliaverit se contra te
-15 Non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius
8- 2 Ne forte contra te constituat litem tibi
-14 Ne contra faciem stes contumeliosi
-17 Non judices contra judicem
22-21 Et cæmenta sine impensa posita contra faciem venti non permanebunt
26-15 Et contra omnem palum sedebit, et contra omnem sagittam aperiet pharetram
30- 6 Reliquit enim defensorem domus contra inimicos

Eccli. 33-15 Contra malum bonum est, et contra mortem vita, sic et contra virum justum peccator.
Duo et duo, et unum contra unum
37- 5 Sodalis... et contra hostem accipiet scutum
38-30 Et contra similitudinem vasis oculus ejus
42-25 Omnia duplicia, unum contra unum
45-22 Quia contra illum steterunt alieni
46 - 3 Quam gloriam adeptus est... et jactando contra civitates romphæas?
- 7 Impetum fecit contra gentem hostilem
- 8 Quia contra Deum pugnare non est facile.
- 9 Et in diebus Moysi misericordiam fecit
47-10 Et dedit illi contra inimicos potentiam
-11 Et stare fecit cantores contra altare
48-20 Et sustulit manum suam contra illos
Isai. 2- 4 Non levabit gens contra gentem gladium
3- 5 Tumultuabitur puer contra senem, et ignobilis contra nobilem
- 8 Quia lingua eorum et adinventiones eorum contra Dominum
7- 1 In Jerusalem, ad præliandum contra eam
- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria
9-20 Manasses Ephraïm, et Ephraïm Manassen, simul ipsi contra Judam
10- 6 Contra populum furoris mei mandabo illi
-15 Numquid gloriabitur securis contra eum qui secat in ea? aut exaltabitur serra contra eum a quo trahitur?
Si elevetur virga contra elevantem se
11-13 Et Judas non pugnabit contra Ephraïm
13-11 Et contra impios iniquitatem eorum
14- 4 Sumes parabolam istam contra regem Babylonis, et dices
19- 2 Et pugnabit vir contra fratrem suum, et vir contra amicum suum
20- 1 Et pugnasset contra Azotum, et cepisset
26-21 Ut visitet iniquitatem habitatoris terræ contra eum
27- 3 Ne forte visitetur contra eam, nocte et die servo eam
- 8 In mensura contra mensuram, cum abjecta fuerit, judicabis eam
29- 3 Circumdabo... et jaciam contra te aggerem
- 5 Qui contra te prævaluerunt
- 7 Multitudo omnium Gentium, quæ dimicaverunt contra Ariel
- 8 Sic erit multitudo omnium Gentium quæ dimicaverunt contra montem Sion
-16 Quasi si lutum contra figulum cogitet
31- 2 Consurget contra domum pessimorum
Contra auxilium operantium iniquitatem
37- 9 Egressus est ut pugnet contra te
-28 Cognovi et insaniam tuam contra me
41-11 Qui pugnant contra te, erunt quasi non sint
54-17 Vas quod fictum est contra te, non dirigetur
59-13 Peccare et mentiri contra Dominum
Jerem. 3-12 Vade et clama sermones istos contra Aquilonem
12- 8 Dedit contra me vocem, ideo odivi eam
13-26 Nudavi femora tua contra faciem tuam
18-11 Ecce ego fingo contra vos malum
Et cogito contra vos cogitationem
-18 Venite et cogitemus contra Jeremiam
25-13 Verba mea quæ locutus sum contra eam
-26 Unicuique contra fratrem suum
26-15 Sanguinem innocentem tradetis contra vosmetipsos et contra civitatem istam
-19 Itaque nos facimus malum grande contra animas nostras
31- 7 Exultate,... et hinnite contra caput gentium
32-24 Urbs data est in manus Chaldæorum qui præliantur contra eam
34- 1 Omnes populi bellabant contra Jerusalem
Et contra omnes urbes ejus
- 7 Exercitus regis Babylonis pugnabat contra Jerusalem et contra omnes civitates Juda
Contra Lachis et contra Azecha
36-30 Dicit Dominus contra Joachim regem Juda
-31 Visitabo contra eum, et contra semen ejus et contra servos ejus iniquitates suas
37- 7 Redient Chaldæi et bellabunt contra civitatem hanc
-14 Quam ob rem irati principes contra Jeremiam...
38- 9 Omnia quæcumque perpetrarunt contra Jeremiam
44- 7 Quare vos facitis malum grande hoc contra animas vestras
-29 Complebuntur sermones mei contra vos
46- 1 Factum est verbum Domini... contra gentes
47- 1 Factum est verbum... ad Jeremiam prophetam contra Palæstinos
48- 2 Non est ultra exultatio in Moab contra Hesebon
26 Quoniam contra Dominum erectus est

Jerem. 48-42 Quoniam contra Dominum gloriatus est
49-14 Congregamini et venite contra eum
-30 Iniit enim contra vos Nabuchod.. consilium
50- 3 Ascendet contra eam gens ab Aquilone
-14 Præparamini contra Babylonem per circuitum
-29 Quia contra Dominum erecta est
-42 Ascendent, sicut vir paratus ad prælium, contra te, filia Babylon
51- 1 Cor suum levaverunt contra me quasi ventum
-11 Contra Babylonem mens ejus est
-12 Fecit quæcumque locutus est contra habitatores Babylonis
-27 Annuntiate contra illam regibus Ararat
Numerate contra eam Taphsar
-28 Sanctificate contra eam Gentes
-29 Evigilabit contra Babylonem cogitatio Domini
-60 Verba hæc quæ scripta sunt contra Babylonem
-62 Domine, tu locutus es contra locum istum
52- 4 Ædificaverunt contra eam munitiones
Thren. 5-22 Iratus es contra nos vehementer
Baruc. 4- 2 Ambula per viam... contra lumen ejus
6-31 Rugiunt autem clamantes contra deos suos
Ezech. 4- 2 Et dabis contra eam castra, et pones arietes
7- 3 Ponam contra te omnes abominationes tuas
8-16 Dorsa habentes contra templum Domini
13-17 Pone faciem tuam contra filias populi tui
14- 3 Et scandalum iniquitatis suæ statuerunt contra faciem tuam
- 4 Et scandalum..statuerit contra faciem suam
- 7 Et scandalum..statuerit contra faciem suam
16-34 Factumque est in te contra consuetudinem
17-17 Neque... faciet contra eum Pharao prælium
20-46 Pone faciem tuam contra viam Austri
21- 2 Et propheta contra humum Israël
-22 Ut ponat arietes contra portas
22- 3 Et quæ fecit idola contra semetipsam
-30 Et staret oppositus contra me pro terra
23-22 Suscitabo omnes amatores tuos contra te
-24 Et clypeo et galea armabuntur contra te
25- 2 Pone faciem tuam contra filios Ammon
26- 8 Et elevabit contra te clypeum
28-21 Pone faciem tuam contra Sidonem
29- 2 Pone faciem tuam contra Pharaonem regem
38- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog
40-13 Ostium contra ostium
-23 Contra portam Aquilonis et orientalem
-44 Et facies eorum contra viam australem
41-14 Quod erat separatum contra Orientem
-15 Et mensus est longitudinem ædificii contra faciem ejus
-16 Contra uniuscujusque limen, stratumque
-21 Facies sanctuarii, aspectus contra aspectum
42- 1 Quod erat contra separatum ædificium, et contra ædem vergentem ad Aquilonem
- 3 Contra viginti cubitos atrii interioris et contra pavimentum stratum lapide atrii
-10 Atrii, quod erat contra viam orientalem
-16 Mensus est a. contra ventum orientalem
-17 Et mensus est contra ventum Aquilonis
45- 7 Contra faciem separationis sanctuarii, et contra faciem possessionis urbis
48-24 Et contra terminum Benjamin
-28 Cades, hæreditas contra mare magnum
Dan. 2-31 Et statura sublimis stabat contra te
3-96 Quæcumque locuta fuerit blasphemiam contra Deum Sidrach
5- 5 Quasi manus hominis scribentis contra candelabrum
6-10 Contra Jerusal... flectebat genua sua
7-25 Et sermones contra Excelsum loquetur
8- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem contra Occidentem et contra Aquilonem, et contra Meridiem
- 9 Et factum est grande contra Meridiem, et contra Orientem, et contra fortitudinem
-12 Robur autem datum est ei contra juge sacrificium
-25 Et contra principem principum consurget
10-16 Et dixi ad eum, qui stabat contra me
11-16 Et non erit qui stet contra faciem ejus
-24 Et contra firmissimas cogitationes inibit
-30 Et indignabitur contra testamentum sanctuarii
-40 Et quasi tempestas veniet contra illum rex
13-21 Dicemus contra te testimonium
-43 Falsum testimonium tulerunt contra me
Osee. 7-13 Et ipsi locuti sunt contra me mendacia
Joel. 2-20 Faciem ejus contra mare orientale
3- 4 Et si ulciscimini vos contra me
Amos. 4- 3 Per aperturas exibitis altera contra alteram
7-10 Rebellavit contra te Amos in medio domus
Jonæ. 4- 5 Et sedit contra orientem civitatis
Mich. 2- 1 Quoniam contra Deum est manus eorum
Nahum. 1- 9 Quid cogitatis contra Dominum?
-11 Ex te exibit cogitans contra Dominum malitiam
Habac. 1- 3 Videre prædam et injustitiam contra me
2- 6 Usquequo et aggravat contra se densum lutum?
Soph. 3- 4 Injuste egerunt contra legem
Zach. 8-10 Unumquemque contra proximum suum
-17 Et unusquisque malum contra amicum suum ne cogitetis
12- 2 Sed et Juda erit in obsidione contra Jerusal.
- 7 Gloria habitantium Jerusal. contra Judam
14- 3 Dominus, et præliabitur contra gentes illas
- 4 Qui est contra Jerusalem ad Orientem
-16 Gentibus quæ venerunt contra Jerusalem
Malac. 3-14 Et dixistis : Quid locuti sumus contra te?
1 *Mac.* 1-62 Super aram quæ erat contra altare
3-10 Ad bellandum contra Israël
-17 Pauci pugnare contra multitudinem tantam
-46 Et venerunt in Maspha contra Jerusalem
4-17 Quia bellum contra nos est
-18 Sed state nunc contra inimicos nostros
-61 Ut haberet populus munitionem contra faciem Idumææ
5-37 Et castra posuit contra Raphon trans torrentem
-44 Et non potuit sustinere contra faciem Judæ.
-52 In campo magno, contra faciem Bethsan
-55 In Galilæa, contra faciem Ptolemaïdis
6-32 Movit castra ad Bethzacharam contra castra regis
-33 Concitavit exercitus in impetum contra viam Bethzacharam
-48 Ascenderunt contra eos in Jerusalem
7-26 Qui erat inimicitias exercens contra Israël
-47 Caput... et suspenderunt contra Jerusalem
8-10 Et pugnaverunt contra illos et ceciderunt
9-29 Non est qui exeat contra inimicos nostros
-44 Surgamus et pugnemus contra inimicos
-68 Pugnaverunt contra Bacchidem, et contritus est ab eis
-69 Iratus contra viros iniquos...
10-48 Et admovit castra contra Demetrium
-82 Simon... commisit contra legionem
11-20 Fecerunt contra eam machinas multas
-39 Exercitus murmurabat contra Demetrium
-55 Omnes exercitus.. pugnaverunt contra eum
13-13 Simon autem applicuit in Addus contra faciem campi
-28 Statuit septem pyramidas, unam contra unam, patri et matri
15-39 Mandavit illi movere castra contra faciem Judææ
16- 6 Admovit castra contra faciem eorum ipse
2 *Mac.* 1-12 Ebullire fecit...eos qui pugnaverunt contra nos,
5-24 Cumque appositus esset contra Judæos
7- 1 Compelli... edere contra fas carnes porcinas
-19 Quod contra Deum pugnare tentaveris
8-30 Qui... erant contra se contendentes
12-32 Abierunt contra Gorgiam præpositum Idumææ
14-42 Et contra natales suos indignis injuriis agi
15-32 Quam extendens contra domum sanctam
-33 Manum a. dementis contra templum suspendi
Matth. 12-25 Omne regnum divisum contra se desolabitur
Vel domus divisa contra se, non stabit
-30 Qui non est mecum, contra me est
-32 Quicumque dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur ei
Qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non remittetur ei
21- 2 Ite in castellum quod contra vos est
26-59 Quærebant falsum testimonium contra Jesum
27-61 Erat a. ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulcrum
Marc. 4-35 Cum sero esset factum : Transeamus contra
11- 2 Ite in castellum, quod contra vos est
12-41 Sedens Jesus contra gazophylacium
13- 3 Cum sederet in monte Olivarum contra templum
- 8 Exurget enim gens contra gentem
Luc. 8-26 Navigaverunt ad regionem Gerasenorum, quæ est contra Galilæam
11-23 Qui non est mecum, contra me est
19-30 Ite in castellum, quod contra est
21-10 Dicebat illis : Surget gens contra gentem
Joan. 13-18 Qui manducat mecum panem, levabit contra me calcaneum suum
Act. 8-26 Surge, et vade contra Meridianum ad viam
9- 5 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
Act. 17- 7 Hi omnes contra decreta Cæsaris faciunt
18-13 Dicentes : Quia contra legem hic persuadet hominibus colere Deum
19-16 Invaluit contra eos, ita ut nudi et vulnerati
20-15 Sequenti die venimus contra Chium
23- 3 Et contra legem jubes me percuti?
26-14 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
27- 7 Et vix devenissemus contra Gnidum
-14 Misit se contra ipsam ventus typhonicus
Rom. 1-26 In eum usum, qui est contra naturam
4-18 Qui contra spem in spem credidit, ut fieret pater
8-31 Si Deus pro nobis, quis contra nos?
11-24 Si... contra naturam insertus es in bonam olivam
Ephes. 6-12 Contra spiritualia nequitiæ, in cœlestibus
Judæ. -15 (*Venit Dominus*) facere judicium contra omnes
Quæ locuti sunt contra Deum peccatores

CONTRADICO.

Num. 30- 6 Sin a. statim ut audierit, contradixerit pater
Nec obnoxia... eo quod contradixerit pater
- 8 Quo die audierit vir et non contradixerit
- 9 Sin autem audiens statim contradixerit
-12 Si audierit vir.. nec contradixerit sponsioni
-13 Sin autem extemplo contradixerit
Quia maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit
-16 Sin autem contradixerit postquam rescivit
Josue. 1-18 Qui contradixerit ori tuo... moriatur
1 *Reg.* 14-39 Ad quod nullus contradixit ei de om. populo
2 *Reg.* 14-10 Qui contradixerit tibi, adduc eum ad me
Judith. 1-11 Qui omnes uno animo contradixerunt
12-13 Quæ ego sum, ut contradicam domino meo?
Esth. 8- 8 Nemo auderet contradicere
Job. 6-10 Nec contradicam sermonibus sancti
11-10 Si subverterit omnia... quis contradicet ei?
16- 9 Suscitatur...adversus faciem meam contradicens mihi
Eccli. 4-30 Non contradicas verbo veritatis ullo modo
Isai. 41-11 Peribunt viri, qui contradicunt tibi
45- 9 Væ qui contradicit fictori suo
50- 5 Deus aperuit mihi aurem ; ego autem non contradico
- 8 Juxta est qui justificat me, quis contradicet mihi?
Jerem. 36-25 Contradixerunt regi ne combureret librum
Osee. 4- 4 Sicut hi qui contradicunt sacerdoti
1 *Mac.* 14-44 Ne liceat ulli... et contradicere his quæ ab eo dicuntur
Luc. 2-34 Positus est... in signum, cui contradicetur
21-15 Non poterunt... et contradicere omnes adversarii vestri
Joan. 19-12 Omnis enim qui se regem facit, contradicit Cæsari
Act. 4-14 Nihil poterant contradicere
13-45 Contradicebant his quæ a Paulo dicebantur,
18- 6 Contradicentib... eis et blasphemantibus,
19-36 Cum ergo his contradici non possit
28-19 Contradicentibus aut. Judæis, coactus sum
-22 Notum est nobis quia ubique ei contradicitur
Rom. 10-21 Ad populum non credentem et contradicentem
Tit. 1- 9 Ut potens sit..eos, qui contradicunt, arguere
2- 9 In omnibus placentes, non contradicentes

CONTRADICTIO.

Num. 20-13 Hæc est aqua contradictionis
-24 Eo quod incredulus fuerit ori meo ad aquas contradictionis
27-14 In deserto Sin, in contradictione multitudinis
Hæ sunt aquæ contradictionis in Cades
Deut. 32-51 Ad aquas contradictionis, in Cades deserti Sin
33- 8 Et judicasti ad aquas contradictionis
2 *Reg.* 22-44 Salvabis me a contradictionibus populi
Psal. 17-44 Eripies me de contradictionibus populi
30-21 Proteges eos... a contradictione linguarum
54-10 Vidi iniquitatem et contradictionem in civ.
79- 7 Posuisti nos in contradictionem vicinis
80- 8 Probavi te apud aquam contradictionis
105-32 Irritaverunt eum ad aquas contradictionis
Prov. 18-18 Contradictiones comprimit sors
Ezech. 47-19 Usque ad aquas contradictionis Cades
48-28 Usque ad aquas contradictionis Cades
Habac. 1- 3 Et factum est judicium, et contradictio potentior
Hebr. 7- 7 Sine ulla autem contradictione
12- 3 Qui talem sustinuit... contradictionem
Judæ. -11 Et in contradictione Core perierunt

CONTRAEO.

Esth. 13- 5 Nostrisque jussionibus contraire

CONTRAHO.

Deut. 15- 7 Non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum
Josue. 8-26 Josue vero non contraxit manum
1 Reg. 14-19 Ait Saül ad sacerdotem : Contrahe manum
2 Reg. 10-17 Contraxit omnem Israëlem, et transivit
22-46 Et contrahentur in angustiis suis
Esth. 15- 8 Tristem celabat animum, et nimio timore contractum
Job. 5-16 Iniquitas autem contrahet os suum
7- 5 Cutis mea aruit, et contracta est
Mich. 4- 9 Nunc quare mœrore contraheris ?
Zach. 11- 8 Et contracta est anima mea in eis
1 Mac. 11-38 Quem contraxit ab insulis gentium
14- 1 Abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia

CONTRARIUS.

Levit. 26-28 Incedam adversus vos in furore contrario
Num. 22-32 Perversa est via tua, mihique contraria
Judic. 2-17 Mandata Domini, omnia fecere contraria
2 Reg. 2-16 Defixit gladium in latus contrarii
Esth. 8- 5 Deprecatio mea non ei videtur esse contraria
Job. 7-20 Quare posuisti me contrarium tibi?
Sap. 2-12 Quoniam..et contrarius est operibus nostris
-18 Et liberabit eum de manibus contrariorum
15- 7 Vasa, et similiter quæ his sunt contraria
Eccli. 23-15 Est et alia loquela contraria morti
25-30 Mulier, si primatum habet, contraria est viro suo
46- 7 Et in descensu perdidit contrarios
47- 8 Et extirpavit Philisthiim contrarios
Ezech. 16-34 Factum est in te contrarium
2 Mac. 9-24 Ut si quid contrarium accideret aut difficile
15-40 Bibere, aut semper aquam, contrarium est
Matth. 14-24 Erat enim contrarius ventus
Marc. 6-48 Erat enim ventus contrarius eis
Act. 26- 9 Existimaveram me... debere multa contraria agere
27- 4 Propterea quod essent venti contrarii
Colos. 2-14 ... Decreti, quod erat contrarium nobis

CONTRECTO.

2 Mac. 5-16 Contrectabat indigne, et contaminabat
Colos. 2-21 Neque gustaveritis, neque contrectaveritis
1 Joan. 1- 1 Et manus nostræ contrectaverunt de verbo vitæ

CONTREMO, *et* CONTREMISCO.

Deut. 2-25 Et in morem parturientium contremiscant
2 Reg. 22- 8 Commota est, et contremuit terra
4 Reg. 19-26 Humiles manu, contremuerunt, et confusi sunt
Job. 26-11 Columbæ cœli contremiscunt, et pavent
Psal. 17- 8 Commota est, et contremuit terra
76-19 Commota est, et contremuit terra
Isai. 37-27 Breviata manu contremuerunt, et confusi.
54-10 Commovebunt. et colles contremiscent
Jerem. 23- 9 Contremuerunt omnia ossa mea
Joel. 2-10 A facie ejus contremuit terra, et moti s. cœli
Nahum. 1- 5 Et contremuit terra a facie ejus, et orbis
Habac. 3-16 A voce contremuerunt labia mea
1 Mac. 2-24 Et doluit, et contremuerunt renes ejus
Jacob. 2-19 Dæmones credunt, et contremiscunt

CONTRIBULES.

Levit. 25-17 Nolite affligere contribules vestros
1 Reg. 20- 6 Ibi sunt universis contribulibus suis
2 Mac. 4-10 Ad gentilem ritum contribules suos transferre cœpit
15-31 Cum pervenisset, convocatis contribulibus
1 Thes. 2-14 Passi estis et vos, a contribulibus vestris

CONTRIBULO.

Psal. 50-19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus
73-13 Contribulasti capita draconum in aquis
Eccli. 4- 4 Rogationem contribulati ne abjicias
35-22 Ut contribulet dorsum ipsorum
-23 Et sceptra iniquorum contribulet

CONTRISTO.

Exod. 22-21 Advenam non contristabis, neque affliges
Levit. 25-14 Ne contristes fratrem tuum
Deut. 23-16 Et in una urbium tuarum requiescet : ne contristes eum
1 Reg. 15-11 Contristatusque est Samuël, et clamavit
20-34 Contristatus est enim super David
30- 6 Et contristatus est David valde
2 Reg. 6- 8 Contristatus est autem David, eo quod...
13-21 Cum autem audivisset rex David verba hæc, contristatus est valde et noluit contristare spiritum Amnon
18-33 Contristatus itaque rex, ascendit cœnaculum
3 Reg. 21- 5 Quid est hoc, unde anima mea contristata est?
1 Par. 13-11 Contristatusque est David, eo quod...
2 Esdr. 2-10 Et contristati sunt afflictione magna
8-10 Sanctus dies Dom. est et nolite contristari
Tobiæ. 2-13 Non est contristatus contra Deum
9- 4 Et si tardavero... contristatur anima ejus
10- 3 Cœpit autem contristari nimis ipse et Anna
Job. 21- 4 Ut merito non debeam contristari?
Psal. 34-14 Quasi lugens, et contristatus sic humiliabar
37- 7 Tota die contristatus ingrediebar
41-10 Et quare contristatus incedo dum affligit me
54- 3 Contristatus sum in exercitatione mea
68-21 Et sustinui qui simul contristaretur
Prov. 12-21 Non contristabit justum quidquid...
Sap. 14-24 Per invidiam occidit, aut adulterans contristat
Eccli. 3-14 Et non contristes eum in vita illius
26-25 In duobus contristatum est cor meum
30- 5 In obitu suo non est contristatus
- 9 Lude cum eo, et contristabit te
Isai. 51-19 Quis contristabitur super te? Vastitas
Jerem. 8-21 Contritus sum, et contristatus
15- 5 Aut quis contristabitur pro te? Aut quis ibit
22- 3 Et pupillum, et viduam nolite contristare
Baruc. 4- 8 Contristatis nutricem vestram Jerusalem
-33 Sic contristabitur in sua desolatione
Ezech. 13-22 Quem ego non contristavi : et confortastis...
18- 7 Et hominem non contristaverit
-12 Egenum, et pauperem contristantem
-16 Et virum non contristaverit
22- 7 Pupillum et viduam contristaverunt apud te
31-15 Et contristatus est super eum Libanus
Dan. 3-50 Et non tetigit eos omnino ignis, neque contristavit
6-14 Cum audisset rex, satis contristatus est
1 Mac. 10-22 Et contristatus est nimis, et ait
-68 Et audivit Alexander rex et contristatus est valde
14-16 Usque in Spartiatas : et contristati sunt valde
2 Mac. 4-37 Contristatus itaque animo Antiochus
Matth. 14- 9 Et contristatus est rex : propter jurament
17-22 Et contristati sunt vehementer
18-31 Conservi ejus... contristati sunt valde
26-22 Contristati valde, cœperunt singuli dicere
-37 Cœpit contristari et mœstus esse
Marc. 3- 5 Contristatus super cæcitate cordis eorum
6-26 Et contristatus est rex ; propter jusjurandum ; et propter simul discumbentes, noluit eam contristare
10-22 Qui contristatus in verbo, abiit mœrens
14-19 At illi cœperunt contristari, et dicere ei
Luc. 18-23 Contristatus est : quia dives erat valde
Joan. 16-20 Mundus a. gaudebit, vos a. contristabimini,
21-17 Contristatus est Petrus, quia dixit ei
Rom. 14-15 Si e. propter cibum frater tuus contristatur
2 Cor. 2- 2 Si enim ego contristo vos : et quis est qui me lætificet nisi qui contristatur ex me?
- 4 Non ut contristemini, sed ut sciatis
- 5 Si quis a. contristavit, non me contristavit
7- 8 Quoniam etsi contristavi vos in epistola
Epistola illa (etsi ad horam) vos contristavit
- 9 Sed quia contristati estis ad pœnitentiam contristati enim estis secundum Deum
-11 Ecce enim hoc ipsum secundum Deum contristari vos
Ephes. 4-30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei
1 Thes. 4-12 Ut non contristemini sicut et cæteri
1 Petr. 1- 6 Modicum nunc si oportet contristari

CONTRITIO.

2 Reg. 22- 5 Quia circumdederunt me contritiones mortis
Psal. 13- 3 Contritio et infelicitas in viis eorum
59- 4 Sana contritiones ejus, quia commota est
146- 3 Et alligat contritiones eorum
Prov. 16-18 Contritionem præcedit superbia
18- 7 Os stulti contritio ejus : et labia ipsius, ruina
Eccli. 40- 9 Fames, et contritio, et flagella
Isai. 15- 5 In via Oronaïm clamorem contritionis levabunt
24-19 Contritione conteretur terra
30-13 Dum non speratur, veniet contritio ejus
-14 Sicut conteritur lagena contritione pervalida
51-19 Vastitas, et contritio, et fames, et gladius
59- 7 Vastitas et contritio in viis eorum
60-18 Vastitas et contritio in terminis tuis
65-14 Et præ contritione spiritus ululabitis
Jerem. 4- 6 Adduco ab Aquilone et contritionem magnam
-20 Contritio super contritionem vocata est
6- 1 Malum visum est ab Aquilone et contritio magna
-14 Et curabant contritionem filiæ populi mei
8-11 Et sanabant contritiones filiæ populi mei
Jerem. 8-21 Super contritione filiæ populi mei
10-19 Væ mihi super contritione mea!
14-17 Contritione magna contrita est virgo filia
17-18 Et duplici contritione contere eos
30-15 Quid clamas super contritione tua?
48- 3 Vox clamoris de Oronaïm : Vastitas et contritio magna
- 5 Hostes ululatum contritionis audierunt
50-22 Vox belli in terra, et contritio magna
51-54 Vox clamoris de Babylone et contritio magna de terra Chaldæorum
Thren. 2-11 Effusum est in terra jecur meum super contritione filiæ populi mei
-13 Magna est enim velut mare contritio tua
3-47 Facta est nobis vaticinatio, et contritio
-48 Divisiones aquarum deduxit oculus meus in contritione filiæ populi mei
4-10 Facti sunt cibus earum, in contritione filiæ
Ezech. 7- 7 Venit contritio super te qui habitas in terra
-10 Ecce dies, ecce venit, egressa est contritio
21- 6 Ingemisce in contritione lumborum
32- 9 Cum induxero contritionem t. in gentibus
Osee. 14- 5 Sanabo contritiones eorum
Amos. 6- 6 Nihil patiebantur super contritione Joseph
Nahum. 3-19 Non est obscura contritio tua
Soph. 1-10 Et contritio magna a collibus
1 Mac. 2- 7 Væ mihi! ut quid natus sum videre contritionem populi mei
Et contritionem civitatis sanctæ
4-32 Et commoveantur contritione sua
Rom. 3-16 Contritio et infelicitas in viis eorum

CONTROVERSIA.

Ezech. 44-24 Et cum fuerit controversia, stabunt
Hebr. 6-16 Et omnis controversiæ eorum finis

CONTUBERNIUM.

Sap. 8- 3 Contubernium habens Dei
Marc. 6-39 Secundum contubernia super viride fœnum

CONTUMAX.

Deut. 21-18 Si genuerit homo filium contumacem
-20 Filius noster iste protervus et contumax est
Prov. 29-21 Postea sentiet eum contumacem
1 Mac. 3-20 Veniant ad nos in multitudine contumaci,

CONTUMELIA.

1 Par. 19- 5 Grandem enim contumeliam sustinuerant
Esth. 13-12 Scis, quia non pro superbia et contumelia
Prov. 10-18 Qui profert contumeliam, insipiens est
11- 2 Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia
12-11 In suis munitionibus relinquit contumeliam
17-14 Antequam patiatur, contumeliam judicium deserit
20- 3 Omnes autem stulti miscentur contumeliis
22-10 Cessabuntque causæ et contumeliæ
Sap. 2-19 Contumelia et tormento interrogemus eum
4-19 Contumelia inter mortuos in perpetuum
17- 7 Sapientiæ gloriæ correptio cum contumelia
Eccli. 3-12 Ne glorieris in contumelia patris tui
5-17 Susurratori... inimicitia et contumelia
6- 1 Improperium enim et contumeliam malus hæreditabit
10- 8 Propter... et injurias, et contumelias
21-27 Prudens gravabitur contumelia
22- 4 Nam quæ confundit, in contumeliam fit genitoris
-30 Ante sanguinem maledicta, et contumeliæ,
26-11 Contumelia, et turpitudo illius non tegetur
29- 9 Pro honore et beneficio reddet illi contumeliam
Jerem. 14-21 Neque facias nobis contumeliam solii gloriæ
20-10 Audivi enim contumelias multorum
Ezech. 22- 7 Patrem et matrem contumeliis affecerunt
Mich. 7- 6 Quia filius contumeliam facit patri
Nahum. 3- 6 Et contumeliis te afficiam, et ponam te
2 Mac. 1-28 Afflige... contumeliam facientes in superbia
8-17 Ante oculos habentes contumeliam
Matth. 22- 6 Et contumeliis affectos occiderunt
Marc. 12- 4 Vulneraverunt illum et contumeliis affecerunt
Luc. 11-45 Hæc dicens etiam contumeliam nobis facis
20-11 Afficientes contumelia dimiserunt inanem
Act. 5-41 Digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
14- 5 Ut contumeliis afficerent, et lapidarent eos
Rom. 1-24 Ut contumeliis afficiant corpora sua
9-21 Aliud vero in contumeliam
2 Cor. 12-10 Placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis
1 Thes. 2- 2 Sed ante passi, et contumeliis affecti
2 Tim. 2-20 Sunt vasa... quædam aut. in contumeliam
Hebr. 10-29 Spiritui gratiæ contumeliam fecerit?

CONTUMELIOSUS.

Eccli. 8-14 Ne contra faciem stes contumeliosi
19-28 Est correptio mendax in ira contumeliosi
Rom. 1-30 Deo odibiles, contumeliosos, superbos
1 *Tim.* 1-13 Fui et persecutor et contumeliosus

CONTUNDO.

Exod. 27-20 Ut afferant tibi oleum... purissimum piloque contusum
30-36 Cumque in tenuissimum pulverem universa contuderis
Prov. 27-22 Si contuderis stultum in pilo

CONTURBATIO.

Esth. 11- 5 Apparuerunt voces... et conturbatio super terram
Psal. 30-21 Abscondes eos... a conturbatione hominum
Prov. 15- 6 In fructibus impii conturbatio
Isai. 65-23 Electi mei... neque generabunt in conturbatione
Ezech. 7-26 Conturbatio super conturbationem veniet
12-18 Panem tuum in conturbatione comede
21-15 In omnibus portis eorum dedi conturbationem gladii

CONTURBO.

Exod. 15-15 Tunc conturbati sunt principes Edom
Josue. 10-10 Et conturbavit eos Dominus a facie Israël
Ruth. 3- 8 Nocte jam media expavit homo et conturbatus est
1 *Reg.* 14-15 Obstupuit et conturbata est terra
28-21 Conturbatus enim erat valde
3 *Reg.* 18-17 Tu-ne es ille qui conturbas Israël?
4 *Reg.* 6-11 Conturbatumque est cor regis Syriæ
8-11 Conturbatus est usque ad suffusionem vultus
2 *Par.* 15- 6 Quia Dominus conturbabit eos
Judith. 8-17 Sicut conturbatum est cor nostrum in superbia
Esth. 11- 9 Conturbataque est gens justorum timentium
15-16 Et conturbatum est cor meum præ timore gloriæ tuæ
Job. 22-10 Et conturbat te formido subita
23-16 Et Omnipotens conturbavit me
Psal. 2- 5 Et in furore suo conturbabit eos
6- 3 Sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea
-11 Erubescant, et conturbentur vehementer
17- 5 Torrentes iniquitatis conturbaverunt me
- 8 Fundamenta montium conturbata sunt
-15 Fulgura multiplicavit, et conturbavit eos
20-10 Dominus in ira sua conturbabit eos
29- 8 Avertisti faciem.. et factus sum conturbatus
30-10 Conturbatus est in ira oculus meus
-11 Et ossa mea conturbata sunt
37-11 Cor meum conturbatum est
38- 7 Pertransit homo, sed et frustra conturbatur
-12 Verumtamen vane conturbatur omnis homo
41- 6 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
- 7 Ad me ipsum anima mea conturbata est
-12 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
42- 5 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
45- 4 Conturbati sunt montes in fortitudine ejus
- 7 Conturbatæ sunt gentes et inclinata sunt regna
47- 6 Conturbati sunt, commoti sunt
54- 3 Et conturbatus sum
- 5 Cor meum conturbatum est in me
56- 5 Eripuit animam... et dormivi conturbatus
59- 4 Commovisti terram, et conturbasti eam
63- 9 Conturbati sunt omnes qui videbant eos
64- 8 Qui conturbas profundum maris sonum
82-18 Erubescant et conturbentur in sæculum
87-16 Humiliatus sum et conturbatus
-17 Et terrores tui conturbaverunt me
108-22 Cor meum conturbatum est intra me
143- 6 Emitte sagittas tuas, et conturbabis eos
Prov. 11-29 Qui conturbat domum suam possidebit ventos
15-27 Conturbat domum suam qui sectatur avaritiam
Eccle. 7- 8 Calumnia conturbat sapientem
Cant. 6-11 Nescivi: Anima mea conturbavit me
Eccli. 40- 7 Conturbatus est in visu cordis sui
51-29 Venter meus conturbatus est quærendo
Isai. 5-25 Percussit eum et conturbati sunt montes
9-19 In ira Domini exercituum conturbata est terra
14- 9 Infernus subter conturbatus est in occurs. adventus
-16 Numquid iste est vir qui conturbavit terram
21- 3 Corrui, cum audirem; conturbatus sum, cum viderem
23-11 Manum suam extendit... conturbavit regna
32-10 Vos conturbamini confidentes
-11 Obstupescite, opulentæ; conturbamini confidentes
36-18 Nec conturbet vos Ezechias, dicens
44- 8 Nolite timere, neque conturbemini
51-15 Ego a. sum Dominus... qui conturbo mare
Jerem. 4-24 Et omnes colles conturbati sunt
31-20 Idcirco conturbata sunt viscera mea
51-29 Et commovebitur terra et conturbabitur
-32 Et viri bellatores conturbati sunt
Thren. 1-20 Vide, Domine, quoniam tribulor; conturbatus est venter meus
2-11 Conturbata sunt viscera mea
Ezech. 7-27 Manus populi terræ conturbabuntur
27-28 A sonitu clamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur classes
32- 2 Et conturbabas aquas pedibus tuis
-13 Et non conturbabit eas pes hominis ultra
Dan. 4- 2 Visiones capitis mei conturbaverunt me
-16 Et cogitationes ejus conturbabant eum Baltassar, somnium et interpretatio ejus non conturbent te
5- 6 Et cogitationes ejus conturbabant eum
-10 Non te conturbent cogitationes tuæ
7-15 Et visiones capitis mei conturbaverunt me
-28 Multum cogitationibus meis conturbabar.
Osee. 11- 8 Pariter conturbata est pœnitudo mea
Joel. 2- 1 Conturbentur omnes habitatores terræ
Mich. 7- 3 Magnus locutus est..et conturbaverunt eam
Nahum. 2- 4 In itineribus conturbati sunt
Habac. 3-16 Audivi, et conturbatus est venter meus
1 *Mac.* 3- 5 Et qui conturbabant populum suum
- 6 Omnes operarii iniquitatis conturbati sunt
Marc. 6-50 Omnes e. viderunt eum, et conturbati sunt.
9-19 Statim spiritus conturbavit illum
Luc. 24-37 Conturbati vero et conterriti existimabant se spiritum videre
Act. 16-20 Hi homines conturbant civitatem nostram
Galat. 1- 7 Nisi sunt aliqui qui vos conturbant
5-10 Qui autem conturbat vos portabit judicium
-12 Utinam et abscindantur qui vos conturbant
1 *Petr.* 3-14 Ne timueritis et non conturbemini

CONTUS.

Judith. 9- 9 Qui confidunt... in contis, et in scutis
Ezech. 39- 9 Comburent... et contos: et succendent ea igni
Amos. 4- 2 Dies venient super vos et levabunt vos in contis

CONTUTATI.

2 *Mac.* 1-19 In eo (*puteo*) contutati sunt eum

CONVALEO *et* CONVALESCO.

Josue. 17-13 Postquam autem convaluerunt filii Israël
1 *Reg.* 28-22 Ut comedens convalescas, et possis iter agere
Sap. 14-16 Convalescente iniqua consuetudine
Isai. 38- 9 Cum ægrotasset et convaluisset de infirmitate sua
39- 1 Audierat enim quod ægrotasset, et convaluisset
Dan. 10-19 Convalui et dixi: Loquere, domine mi
1 *Mac.* 1-36 Et convaluerunt in ea, et posuerunt arma
2 *Mac.* 11- 9 Tunc omnes... et convaluerunt animis
Act. 9-22 Saulus autem multo magis convalescebat
Hebr. 11-34 Convaluerunt de infirmitate, fortes facti sunt

CONVALLIS.

Gen. 12- 6 Pertransivit Abram..ad convallem illustrem
13-18 Venit et habitavit juxta convallem Mambre
14-13 Qui habitabat in convalle Mambre
18- 1 Apparuit a. ei Dominus in convalle Mambre
Josue. 13-19 Sabama et Sarathasar in monte convallis
15- 8 Ascenditque per convallem filii Ennom
4 *Reg.* 23- 4 Combussit ea... in convalle Cedron
- 6 Efferri fecit lucum... foras Jerusalem in convalle Cedron
-10 Topheth quod est in convalle filii Ennom
2 *Par.* 33-14 Ædificavit murum... ad Occidentem Gihon in convalle
Job. 6-15 Torrens qui raptim transit in convallibus
30- 5 Qui de convallibus ista rapientes
Psal. 59- 8 Et convallem tabernaculorum metibor
103-10 Qui emittis fontes in convallibus
107- 8 Convallem tabernaculorum dimetiar
Cant. 2- 1 Ego flos campi, et lilium convallium
6-10 Descendi... ut viderem poma convallium
Jerem. 2-23 Vide vias tuas in convalle, scito quid feceris
Baruc. 5- 7 Et convalles replere in æqualitatem terræ
Ezech. 7-16 Erunt in montibus quasi columbæ convallium
31-12 Et in cunctis convallibus corruent rami ejus

CONVENIO.

Gen. 14- 3 Omnes hi convenerunt in vallem Sylvestrem
48-18 Dixitq. ad patrem: Non ita convenit, pater
Exod. 39-18 Hæc et ante et retro ita conveniebant sibi
Num. 20- 2 Convenerunt adversum Moysen et Aaron
Deut. 31-11 Convenientibus cunctis ex Israël
Josue. 10- 6 Convenerunt e. adversum nos omnes reges
11- 5 Conveneruntque omnes reges isti in unum
22-12 Convenerunt omnes in Silo, ut ascenderent
Judic. 11-40 Ut post anni circulum conveniant in unum filiæ Israël
16-23 Principes Philisthinorum convenerunt
20- 2 In Ecclesiam populi Dei convenerunt quadringenta millia peditum
-11 Conveneruntque universus Israël ad civitatem
-14 Ex cunctis urbibus... convenerunt in Gabaa
1 *Reg.* 4- 1 Convenerunt Philisthiim in pugnam
7- 6 Et convenerunt in Masphath hauseruntque aquam
17- 1 Philisthiim... convenerunt in Socho Judæ
22- 2 Et convenerunt ad eum omnes... in angustia constituti
2 *Reg.* 2-13 Cum in unum convenissent e regione sederunt
3 *Reg.* 8- 2 Convenitque ad regem Salomonem universus Israël
- 5 Omnis multitudo Israël quæ convenerat ad eum gradiebatur
2 *Par.* 10- 1 Illuc enim cunctus Israël convenerat
1 *Esdr.* 9- 4 Convenerunt autem ad me omnes
10- 9 Convenerunt igitur omnes viri Juda et Benjamin
2 *Esdr.* 9- 1 Convenerunt filii Israël in jejunio
Esth. 8-11 Quibus imperavit rex ut convenirent Judæos
10- 8 Gentes quæ convenerant, hi sunt qui conati
Psal. 2- 2 Principes convenerunt in unum adversus Dominum
30-14 In eo dum convenirent simul adversum me
34-15 Et adversum me lætati sunt, et convenerunt
47- 5 Reges terræ congregati sunt: convenerunt in unum
101-23 In conveniendo populos in unum
Sap. 7- 2 Delectamento somni conveniente
Eccli. 27-10 Volatilia ad sibi similia conveniunt
40-23 Amicus, et sodalis in tempore convenientes
Isai. 44-11 Convenient omnes, stabunt et pavebunt
Jerem. 8-14 Convenite, et ingrediamur civitatem munitam
Ezech. 19- 8 Convenerunt adversus eum gentes undique
39-17 Convenite, properate, concurrite undique
Dan. 3- 2 Ut convenirent ad dedicationem statuæ
Amos. 3- 3 Numquid ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis?
Soph. 2- 1 Convenite, congregamini gens non amabilis
1 *Mac.* 3-52 Ecce nationes convenerunt adversum nos
5-15 Dicentes convenisse adversum se a Ptolemaida
-16 Convenit ecclesia magna cogitare quid facerent
-38 Quia convenerunt ad eum omnes gentes
-64 Et convenerunt ad eos fausta acclamantes
6-20 Convenerunt simul, et obsederunt eos
7-12 Et convenerunt ad Alcimum
-22 Et convenerunt ad eum omnes
9-14 Convenerunt cum ipso omnes constantes corde
10-61 Convenerunt adversus eum viri pestilentes
11-45 Et convenerunt qui erant de civitate
-47 Convenerunt omnes simul ad eum
12-37 Et convenerunt ut ædificarent civitatem
15-10 Convenerunt ad eum omnes exercitus
2 *Mac.* 14-16 Conveneruntque ad castellum Dessau
-28 Si ea, quæ convenerant, irrita faceret
Matth. 1-18 Antequam convenirent, inventa est in utero habens
20-13 Nonne ex denario convenisti mecum?
22-34 Pharisæi autem... convenerunt in unum
26-57 Ad Caïpham... ubi Scribæ et seniores convenerant
27-62 Convenerunt principes sacerdotum et Pharisæi ad Pilatum
Marc. 1-45 Conveniebant ad eum undique
2- 2 Et convenerunt multi, ita ut non caperet
3-20 Et convenit iterum turba, ita ut non possent
5-21 Convenit turba multa ad eum, et erat circa mare
6-30 Et convenientes Apostoli ad Jesum
7- 1 Et conveniunt ad eum Pharisæi
10- 1 Et conveniunt iterum turbæ ad eum
14-53 Convenerunt omnes sacerdotes et Scribæ
-56 Et convenientia testimonia non erant
-59 Et non erat conveniens testimonium illorum
Luc. 5-15 Conveniebant turbæ multæ ut audirent
-36 Veteri non convenit commissura a novo

Luc. 8- 4 Cum autem turba plurima convenirent
20- 1 Convenerunt principes sacerdot. et Scribæ
22-66 Convenerunt seniores plebis et principes
Joan. 18- 2 Quia frequenter Jesus convenerat illuc cum Discipulis
-20 Semper docui..quo omnes Judæi conveniunt
Act. 1- 6 Igitur qui convenerant, interrogabant eum
2- 6 Facta autem hac voce, convenit multitudo
4-26 Et principes convenerunt in unum
-27 Convenerunt enim vere in civitate ista
5- 9 Quid utique convenit vobis tentare Spiritum
10-27 Et invenit multos, qui convenerant
13-44 Universa civitas convenit audire verbum Dei
15- 6 Conveneruntque Apostoli, et seniores
16-13 Loquebamur mulieribus, quæ convenerant.
19-32 Et plures nesciebant qua ex causa convenissent
20- 7 Cum convenissemus ad frangendum panem
-14 Cum autem convenisset nos in Asson
21-22 Utique oportet convenire multitudinem
22-30 Et jussit sacerdotes convenire
23-20 Judæis convenit rogare te ut crastina die
25-17 Cum ergo huc convenis et sine ulla dilatione
28-17 Cumque convenissent, dicebat eis
Rom. 1-28 Ut faciant ea, quæ non conveniunt
1 *Cor.* 11-17 Non in melius, sed in deterius convenitis
-18 Convenientibus vobis in Ecclesiam
-20 Convenientibus ergo vobis in unum
-33 Cum convenitis ad manducandum
-34 Ut non in judicium conveniatis
14-23 Si ergo conveniat universa Ecclesia
-26 Cum convenitis unusquisque vestrum, psalmum habet

CONVENTICULA.

Psal. 15- 4 Non congregabo conventicula eorum

CONVENTIO.

Sap. 12-21 Conventiones dedisti bonarum promission.
2 *Mac.* 13-25 Graviter ferebant... amicitiæ conventionem
14-26 Videns charitatem... et conventiones, venit
-27 Dicens graviter quidem se ferre de amicitiæ conventione
Matth. 20- 2 Conventione autem facta cum operariis
2 *Cor.* 6-15 Quæ autem conventio Christi ad Belial?

CONVENTUS.

Psal. 63- 3 Protexisti me a conventu malignantium
Eccli. 10-16 Exhonoravit Dominus conventus malorum
1 *Mac.* 3-44 Congregatus est conventus ut essent parati.
14-28 In conventu magno sacerdotum et populi
-44 Aut convocare conventum in regione
2 *Mac.* 14-15 Audito itaque... et conventu nationum
Act. 19-38 Conventus forenses aguntur, et proconsules
Jacob. 2- 2 Si introierit in conventum vestrum vir

CONVERSATIO.

Deut. 1-13 Et quorum conversatio sit probata
Tobiæ. 14-17 Et in sancta conversatione permansit
Sap. 8-16 Non enim habet amaritudinem conversatio
13-11 Vas utile in conversationem vitæ
15-12 Et conversationem vitæ compositam ad lucrum
Eccli. 18-21 Ostende conversationem tuam
-24 Tempus retributionis in conversatione faciei
38-14 Propter conversationem illorum
50- 5 Adeptus est gloriam in conversatione gentis
Dan. 2-11 Quorum non est cum hominibus conversatio
2 *Mac.* 4-13 Et profectus gentilis et alienigenæ conversationis
6-23 Atque a puero optimæ conversationis actus
Galat. 1-13 Audistis enim conversationem meam
Ephes. 2-12 Alienati a conversatione Israël
4-22 Secundum pristinam conversationem
Philip. 3-20 Nostra autem conversatio in cœlis est
1 *Tim.* 4-12 In verbo, in conversatione, in charitate
Hebr. 13- 7 Quorum intuentes exitum conversationis
Jacob. 3-13 Ostendat ex bona conversatione
1 *Petr.* 1-15 Et ipsi in omni conversatione sancti sitis
-18 Redempti estis de vana vestra conversatione
2-12 Conversationem vestram.. habentes bonam
3- 1 Per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant
- 2 Considerantes... castam conversationem
-16 Vestram bonam in Christo conversationem
2 *Petr.* 2- 7 A... luxuriosa conversatione eripuit
3-11 In sanctis conversationibus et pietatibus

CONVERSIO.

Cant. 7-10 Ego dilecto meo et ad me conversio ejus
Eccli. 38-22 Noli oblivisci; neque enim est conversio
Jerem. 30- 3 Convertam conversionem populi mei Israël
-18 Convertam conversionem tabernaculorum Jacob
Jerem. 33- 7 Et convertam conversionem Juda Et conversionem Jerusalem
-11 Reducam enim conversionem terræ sicut a principio
-26 Reducam enim conversionem eorum
Ezech. 16-53 Restituens eas conversione Sodomorum Et conversione Samariæ, et filiarum ejus
Act. 15- 3 Narrantes conversionem Gentium

CONVERSOR.

1 *Reg.* 12- 2 Conversatus coram vobis ab adolescentia
25-15 Quo fuimus conversati cum eis in deserto
Judith. 6-18 Cum tuis omnibus converseris nobiscum
Sap. 13- 7 Etenim cum in operibus illius conversantur
Eccli. 8- 9 Et in proverbiis eorum conversare
38-26 Et conversatur in operibus eorum
39- 3 In absconditis parabolarum conversabitur
41- 8 Et qui conversantur secus domos impiorum
Baruc. 3-38 Et cum hominibus conversatus est
Dan. 4- 9 Et in ramis ejus conversabantur volucres
Osee. 4-14 Ipsi cum meretricibus conversabantur
Matth. 17-21 Conversantibus autem eis in Galilæa
Act. 11-26 Et annum totum conversati sunt ibi
23- 1 Conscientia bona conversatus sum
2 *Cor.* 1-12 Conversati sumus in hoc mundo
Ephes. 2- 3 Aliquando conversati sumus in desideriis carnis
Philip. 1-27 Digne Evangelio Christi conversemini
3- 6 Secundum justitiam.. conversatus sine querela
1 *Tim.* 3-15 Quom. oporteat te in domo Dei conversari
Hebr. 10-33 Socii taliter conversantium effecti
13-18 In omnibus bene volentes conversari
1 *Petr.* 1-17 In timore incolatus vestri tempore conversamini
2 *Petr.* 2-18 Qui in errore conversantur

CONVERTO.

Gen. 18-22 Converteruntque se inde et abierunt
47-31 Adoravit Israël Deum, conversus ad lectuli caput
Exod. 7-15 Virgam, quæ conversa est in draconem, tolles
Levit. 19- 4 Nolite converti ad idola, nec deos conflatiles
Num. 6-26 Convertat Dominus vultum suum ad te
Deut. 3- 1 Itaque conversi ascendimus per viam Basan
28-60 Et convertet in te omnes afflictiones
30- 7 Omnes a. maledictiones has convertet
Josue. 24-20 Convertet se, et affliget vos, atq. subvertet
1 *Reg.* 14-27 Convertit manum suam ad os suum
15-27 Et conversus est Samuël ut abiret
22-17 Convertimini, et interficite sacerdotes Do.
-18 Convertere tu, et irrue in sacerdotes: Conversusque Doëg Idumæus, irruit in sacerdotes
2 *Reg.* 1- 7 Conversus post tergum suum, vidensq. me
22-38 Et non convertar donec conteram eos
3 *Reg.* 8-14 Convertitq. rex faciem suam, et benedixit
-35 Si... et a peccatis suis conversi fuerint
-47 Et conversi, deprecati te fuerint
12-27 Et convertetur cor populi hujus ad Dom.
18-37 Et tu convertisti cor eorum iterum
4 *Reg.* 9-23 Convertit autem Joram manum suam
16-18 Et ingressum regis exterius convertit
20- 2 Qui convertit faciem suam ad parietem
21- 3 Conversusque est, et ædificavit excelsa
23-16 Et conversus Josias, vidit ibi sepulcra
1 *Par.* 21-27 Et convertit gladium suum in vaginam
2 *Par.* 6- 3 Convertit rex faciem suam, et benedixit
-24 Et conversi egerint pœnitentiam
-26 Et conversi a peccatis suis, cum eos afflixeris
-37 Et conversi in corde suo in terra
7-14 Conversus autem populus meus
11- 1 Ut... et converteret ad se regnum suum
18-33 Converte manum tuam, et educ me de acie
25- 8 Quippe est adjuvare, et in fugam convertere
33- 3 Et conversus instauravit excelsa
1 *Esdr.* 6-22 Et converterat cor regis Assur ad eos
9-14 Ut non converteremur, et irrita faceremus
2 *Esdr.* 4- 4 Converte opprobrium super caput eorum
9-17 Ut converterentur ad servitutem suam
-28 Conversique sunt, et clamaverunt ad te
13- 2 Et convertit Deus noster maledictionem
Tobiæ. 2- 6 Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum
3-14 Ad te, Domine, faciem meam converto
13- 8 Convertimini itaque peccatores, et facite
Esth. 9-22 In hilaritatem, gaudiumque conversa sunt,
10- 6 Et in lucem solemque conversus est
13-17 Et converte luctum nostrum in gaudium
14-11 Sed converte consilium eorum super eos
15-11 Convertitque Deus spiritum regis
Job. 5- 1 Et ad aliquem sanctorum convertere
17-10 Igitur omnes vos convertimini, et venite
42-10 Conversus est ad pœnitentiam Job
Psal. 6- 5 Convertere, Domine, et eripe animam meam
-11 Convertantur et erubescant valde velociter
7-13 Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit
-17 Convertetur dolor ejus in caput ejus
9- 4 In convertendo inimicum meum retrorsum
-18 Convertantur peccatores in infernum
17-38 Et non convertar donec deficiant
18- 8 Lex Domini immaculata convertens animas
21-28 Reminiscentur et convertentur ad Dom.
22- 3 Animam meam convertit
29-12 Convertisti planctum meum in gaudium
31- 4 Conversus sum in ærumna mea
34-13 Et oratio mea in sinu meo convertetur
39-15 Convertantur retrorsum, et revereantur
50-15 Et impii ad te convertentur
52- 7 Cum converterit Deus captivitatem plebis
55-10 Tunc convertentur inimici mei retrorsum
58- 7 Convertentur ad vesperam: et famem...
-15 Convertentur ad vesperam: et famem...
59- 2 Et convertit Joab, et percussit Idumæam
65- 6 Qui convertit mare in aridam, in flumine
67-23 Dixit Dominus: Ex Basan convertam; convertam in profundum maris
70-20 Et conversus vivificasti me
-21 Et conversus consolatus es me
72-10 Ideo convertetur populus meus hic
77- 9 Mittentes arcum: conversi sunt in die belli
-41 Et conversi sunt, et tentaverunt Deum
-44 Et convertit in sanguinem flumina eorum
-57 Conversi sunt in arcum pravum
79- 4 Deus converte nos, et ostende faciem tuam
- 8 Deus virtutum converte nos: et ostende...
-15 Deus virtutum convertere: respice de cœlo
-20 Domine Deus virtutum, converte nos
84- 5 Converte nos, Deus salutaris noster
- 7 Deus tu conversus vivificabis nos
- 9 Et in eos qui convertuntur ad cor
88-24 Et odientes eum in fugam convertam
89- 3 Et dixisti: Convertimini, filii hominum
-13 Convertere, Domine, usquequo
93-15 Quoadusque justitia convertatur in judicium
103- 9 Neque convertentur operire terram
104-25 Convertit cor eorum ut odirent populum
-29 Convertit aquas eorum in sanguinem
113- 3 Jordanis conversus est retrorsum
- 5 Et tu Jordanis, quia conversus es retrorsum?
- 8 Qui convertit petram in stagna aquarum
114- 7 Convertere anima mea in requiem tuam
118-59 Et converti pedes meos in testimonia tua
-79 Convertantur mihi timentes te
125- 1 In convertendo Do. captivitatem Sion
- 4 Converte, Domine, captivitatem nostram
128- 5 Confundantur et convertantur retrorsum
Prov. 1-23 Convertimini ad correptionem meam
16- 7 Inimicos quoque ejus convertet ad pacem
26-15 Et laborat si ad os suum eam converterit
Eccle. 2-11 Cumque me convertissem ad universa...
Sap. 16- 7 Qui enim conversus est, non per hoc
-21 Ad quod quisque volebat, convertebatur
19-17 In se enim elementa dum convertuntur
-18 Agrestia enim in aquatica convertebantur
Eccli. 5- 8 Non tardes converti ad Dominum
6- 9 Et est amicus qui convertitur ad amicitiam
-29 Et convertetur tibi in oblectationem
8- 3 Usque ad cor regum extendit, et convertit
11-33 Bona enim in mala convertens insidiatur
12-12 Ne forte conversus in locum tuum, inquirat
17- 2 Et iterum convertit illum in ipsam
-19 Et convertet in interiores partes terræ
-21 Convertere ad Dominum et relinque pecc.
-28 Et propitiatio illius convertentibus ad se
21- 7 Et qui timet Deum, convertetur ad cor suum
33-12 Et convertit illos a separatione ipsorum
-32 Si læseris eum injuste, in fugam convertetur
37- 2 Sodalis autem et amicus ad inimicitiam convertentur
38-32 Ad opus suum, convertens pedibus suis rotam
39-29 Quomodo convertit aquas in siccitatem
-32 Impiis et peccatoribus in mala convertentur
40-11 Quæ de terra sunt, in terram convertentur
41-13 Quæ de terra sunt, in terram convertentur
Isai. 1-25 Et convertam manum meam ad te
6-10 Et corde suo intelligat, et convertatur
-13 Et convertetur et erit in ostensionem
10-21 Reliquiæ convertentur, reliquiæ, inquam
-22 Reliquiæ convertentur ex eo
12- 1 Conversus est furor tuus, et consolatus es me
13-14 Unusquisque ad populum suum convertetur
21-12 Si quæritis, quærite: convertimini, venite
29-17 Et in brevi convertetur Libanus in Carmel
31- 6 Convertimini sicut in profundum recesseratis

Isai. 34- 9 Et convertentur torrentes ejus in picem
35-10 Et redempti a Domino convertentur
38- 2 Et convertit Ezechias faciem suam ad parietem
42-17 Conversi sunt retrorsum : Confundantur
44-25 Convertens sapientes retrorsum
45-22 Convertimini ad me, et salvi eritis omnes
49- 6 Et (*ad*) fæces Israël convertendas
52- 8 Videbunt, cum converterit Dominus Sion
59-14 Et conversum est retrorsum judicium
60- 5 Quando conversa fuerit ad te multitudo maris
63-10 Conversus est eis in inimicum, et ipse...
-17 Convertere propter servos tuos, tribus
Jerem. 2-21 Ergo conversa es mihi in pravum vinea aliena?
3-14 Convertimini filii revertentes, dicit Dom.
-22 Convertimini filii revertentes, et sanabo
4- 1 Israël, ait Dom. ad me convertere
6- 9 Converte manum tuam quasi vindemiator
8- 6 Omnes conversi sunt ad cursum suum
12-15 Convertar, et miserebor eorum
15-19 Hæc dicit Dominus : Si converteris, convertam te, et ante faciem meam stabis
Convertentur ipsi ad te, et tu non converteris ad eos
18- 4 Conversusque fecit illud vas alterum
21- 4 Ecce ego convertam vasa belli
23- 3 Et convertam eos ad rura sua : Et crescent
-14 Ut non converteretur unusquisque a malitia sua
26- 3 Si forte audiant,et convertantur unusquisq.
28- 4 Ego convertam ad locum istum, ait Dom.
30- 3 Convertam conversionem populi mei Israël
Et convertam eos ad terram quam dedi
- 6 Et conversæ sunt universæ facies in auruginem?
-18 Convertam conversionem tabernaculorum
31-13 Convertam luctum eorum in gaudium
-18 Converte me,et convertar: Quia tuDominus
-23 Cum convertero captivitatem eorum
32-44 Quia convertam captivitatem eorum
33- 7 Et convertam conversionem Juda
34-11 Et conversi sunt deinceps
-15 Et conversi estis vos hodie
35-15 Convertimini unusquisque a via pessima
44- 5 Ut converterentur a malis suis
48-47 Et convertam captivitatem Moab
50-16 Unusquisque ad populum suum convertetur
Thren. 1- 8 Ipsa autem gemens conversa est retrorsum
-13 Expandit rete... convertit me retrorsum
-16 Consolator convertens animam meam
3- 3 In me... convertit manum suam tota die
5-21 Converte nos,Domine,ad te,et convertemur
Baruc. 2-29 Multitudo hæc magna convertetur
-30 Populus... convertetur ad cor suum
3- 7 Quia convertimur ab iniquitate patrum
4- 2 Convertere, Jacob, et apprehende eam
-28 Decies tantum iterum convertentes
Ezech. 3-19 Si... non fuerit conversus ab impietate s.
-20 Si conversus justus a justitia sua fuerit
4- 7 Ad obsidionem Jerusalem convertes faciem
- 8 Non te convertes a latere tuo
8- 6 Adhuc conversus videbis abominationes
-13 Adhuc conversus videbis abominationes
-15 Adhuc conversus videbis abominationes
-17 Conversi sunt ad irritandum me
10-11 Sequebantur et cæteræ, nec convertebantur
14- 6 Convertimini : et recedite ab idolis vestris
16-53 Convertam restituens eas conversione
Et convertam reversionem tuam
18-23 Et non ut convertatur a viis suis
-30 Convertimini, et agite pœnitentiam
26- 2 Jerusalem... conversa est ad me
33- 9 Annuntiante te... ut a viis suis convertatur
Non fuerit conversus a via sua
-11 Sed ut convertatur impius a via sua, et vivat
Convertimini, convertimini a viis vestr. pes.
-12 In quacumque die conversus fuerit
36- 9 Ecce ego ad vos, et convertar ad vos
44- 1 Et convertit me ad viam portæ sanctuarii
47- 1 Et convertit me ad portam domus
- 2 Et convertit me ad viam foras portam
- 6 Eduxit me, et convertit ad ripam torrentis
- 7 Cumque me convertissem, ecce in ripa...
Dan. 11-13 Convertetur enim rex Aquilonis
-18 Et convertet faciem suam ad insulas
Et opprobrium suum convertetur in eum
-19 Et convertet faciem suam ad insulas
13-47 Et conversus omnis populus ad eum, dixit
Osee. 2- 9 Idcirco convertar, et sumam frumentum
6-11 Cum convertero captivitatem populi mei
8-13 Ipsi in Ægyptum convertentur
11- 5 Quoniam noluerunt converti
- 8 Conversum est in me cor meum

Osee. 11- 9 Non convertar ut disperdam Ephraïm
12- 6 Et tu ad Deum tuum converteris
14- 2 Convertere, Israël, ad Dominum Deum
- 3 Tollite vobiscum verba, et convertimini ad Dominum
- 8 Convertentur sedentes in umbra ejus
Joel. 2-12 Convertimini ad me in toto corde vestro
-13 Convertimini ad Dominum Deum vestrum
-14 Quis scit si convertatur, et ignoscat
-31 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
3- 1 Cum convertero captivitatem Juda et Jerus.
- 7 Et convertam retributionem vestram
Amos. 1- 3 Et super quatuor non convertam eum
- 6 Et super quatuor non convertam eum
- 8 Et convertam manum meam super Accaron
- 9 Et super quatuor non convertam eum
-11 Et super quatuor non convertam eum
-13 Et super quatuor non convertam eum
2- 1 Et super quatuor non convertam eum
- 4 Et super quatuor non convertam eum
- 6 Et super quatuor non convertam eum
5- 7 Qui convertitis in absinthium judicium
- 8 Convertentem in mane tenebras, et diem
6-13 Quoniam convertistis in amaritudinem judicium
8-10 Et convertam festivitates vestras in luctum,
9-14 Et convertam captivitatem populi mei
Abdiæ. -15 Retributionem tuam convertet in caput tuum
Jonæ. 3- 8 Et convertatur vir a via sua mala
- 9 Quis scit si convertatur et ignoscat Deus?
-10 Quia conversi sunt de via sua mala
Mich. 2- 8 Eos, qui transibant simpliciter, convertistis in bellum
5- 3 Reliquiæ fratrum ejus convertentur ad filios
- 4 Et convertentur, quia nunc magnificabitur
Soph. 3-20 Cum convertero captivitatem vestram
Zach. 1- 3 Convertimini ad me, ait Dominus exercituum : et convertar ad vos, dicit Dom.
- 4 Convertimini de viis vestris malis
- 6 Patres vestri et conversi sunt, et dixerunt
5- 1 Et conversus sum, et levavi oculos meos
6- 1 Et conversus sum, et levavi oculos meos
8-15 Sic conversus cogitavi in diebus istis
9-12 Convertimini ad munitionem vincti spei
10- 6 Et convertam eos, quia miserebor eorum
13- 7 Et convertam manum meam ad parvulos
Malac. 3-18 Et convertemini, et videbitis quid sit
4- 6 Et convertet cor patrum ad filios
1 Mac. 1-21 Et convertit Antiochus, postquam percussit Ægyptum
-41 Dies festi ejus conversi sunt in luctum
-42 Et sublimitas ejus conversa est in luctum
2-63 Quia conversus est in terram suam
4-20 Quod in fugam conversi sunt sui
-24 Et conversi, hymnum canebant et bened.
5-28 Et convertit Judas, et exercitus ejus viam
6-51 Et convertit castra ad locum sanctificationis
7-46 Et convertebantur iterum ad eos
9-41 Et conversæ sunt nuptiæ in luctum
-72 Et conversus abiit in terram suam
10-72 Quia bis in fugam conversi sunt patres tui
11-72 Et convertit eos in fugam, et pugnaverunt
12-45 Conversus abibo; propterea enim veni
13-24 Et convertit Tryphon, et abiit in terram
16- 8 Et in fugam conversus est Cendebæus
2 Mac. 3-24 In dissolutionem et formid. converterentur
4-22 Et inde in Phœnicen exercitum convertit
-42 Omnes vero in fugam conversi sunt
5- 4 Omnes rogabant in bonum monstra converti
6-29 In iram conversi sunt propter sermones
8- 5 Ira e. Domini in misericordiam conversa est
10-19 Ipse ad eas... pugnas conversus est
12-42 Atque ita ad preces conversi, rogaverunt
Matth. 7- 6 Ne forte... et conversi dirumpant vos.
9-22 At Jesus conversus, et videns eam, dixit
13-15 Intelligant, et convertantur, et sanem eos
16-23 Qui conversus, dixit Petro : Vade post me
18- 3 Amen dico vobis, nisi conversi fueritis
26-52 Converte gladium tuum in locum suum
Marc. 4-12 Nequando convertantur, et dimittantur eis peccata
5-30 Conversus ad turbam, aiebat : Quis tetigit
8-33 Qui conversus, et videns Discipulos suos
Luc. 1-16 Et multos filiorum Israël convertet ad Dom.
-17 Ut convertat corda patrum in filios
7- 9 Et conversus sequentibus se turbis dixit
-44 Et conversus ad mulierem, dixit Simoni
9-55 Et conversus increpavit illos, dicens
10-23 Et conversus ad Discipulos suos, dixit
14-25 Et conversus dixit ad illos
17- 4 Et septies in die conversus fuerit ad te
22-32 Et tu aliquando conversus confirma fratres
-61 Et conversus Dominus respexit Petrum
23-28 Conversus autem ad illas Jesus, dixit

Joan. 1-38 Conversus a. Jesus, et videns eos sequentes
12-40 Et convertantur, et sanem eos
20-14 Hæc cum dixisset, conversa est retrorsum
-16 Maria, conversa illa, dicit ei, Rabboni
21-20 Conversus Petrus, vidit illum Discipulum
Act. 2-20 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
3-19 Pœnitemini igitur et convertimini
-26 Ut convertat se unusquisque a nequitia sua
7-42 Convertit autem Deus, et tradidit eos
9-35 Et Saronæ : qui conversi sunt ad Dominum
-40 Et conversus ad corpus dixit : Tabitha
11-21 Multusq. numerus credentium conversus est
13-46 Ecce convertimur ad gentes
14-14 Annuntiantes vobis ab his vanis converti
15-19 Qui ex gentibus convertuntur ad Deum
16-18 Paulus, et conversus, spiritui dixit
26-18 Ut convertantur a tenebris ad lucem
-20 Ut pœnitentiam agerent et converterentur
-24 Multæ te litteræ ad insaniam convertunt
28- 6 Existimabant eum in tumorem convertendum
Convertentes se, dicebant eum esse Deum
-27 Intelligant, et convertantur et sanem eos
2 Cor. 3-16 Cum autem conversus fuerit ad Dominum
Galat. 1- 7 Et volunt convertere Evangelium Christi
4- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma
1 Thes. 1- 9 Et quomodo conversi estis ad Deum
1 Tim. 1- 6 Aberrantes, conversi sunt in vaniloquium
5-15 Quædam conversæ sunt retro Satanam
2 Tim. 4- 4 Avertent; ad fabulas autem convertentur
Jacob. 4- 9 Risus vester in luctum convertatur
5-19 Si quis ex vobis erraverit a veritate, et converterit quis eum
-20 Qui converti fecerit peccatorem ab errore
1 Petr. 2-25 Sed conversi estis nunc ad pastorem
2 Petr. 2-21 Post agnitionem retrorsum converti ab eo
Apoc. 1-12 Et conversus sum, ut viderem vocem
11- 6 Potestatem habent super aquas convertendi eas in sanguinem

CONVESCENS.

Act. 1- 4 Et convescens,præcepit eis.. ne discederent

CONVICIOR.

Eccli. 8-22 Ne forte... convicietur tibi
22-25 Qui conviciatur amico dissolvit amicitiam
Marc. 15-32 Qui cum eo crucifixi erant conviciabantur ei

CONVICIUM.

Eccli. 6- 9 Amicus qui...rixam et convicia denudabit
22-27 Excepto convicio,et improperio et superbia
29- 9 Et convicia, et maledicta reddet illi

CONVICTUS, US.

Sap. 8-16 Nec tædium convictus illius, sed lætitiam

CONVINCO.

Exod. 21-16 Convictus noxæ morte moriatur
Levit. 6- 4 Convicta delicti, reddet
Dan. 13-61 Convicerat enim eos Daniel ex ore suo
1 Cor. 13-24 Vel idiota, convincitur ab omnibus

CONVIVA.

2 Reg. 19-28 Posuisti me... inter convivas mensæ tuæ
Prov. 9-18 Et in profundis inferni convivæ ejus
Eccli. 9-22 Viri justi sint tibi convivæ
Dan. 14- 1 Erat autem Daniel conviva regis

CONVIVIFICO.

Ephes. 2- 5 Convivificavit nos in Christo
Colos. 2-13 Et vos... convivificavit cum illo

CONVIVIUM.

Gen. 19- 3 Ingressisque domum illius fecit convivium
21- 8 Fecitque Abraham grande convivium
24-54 Inito convivio vescentes pariter et bibentes
26-30 Fecit ergo eis convivium
29-22 Qui vocatis... ad convivium fecit nuptias
40-20 Qui faciens grande convivium pueris suis
43-16 Occide victimas et instrue convivium
-32 Profanum putant hujusmodi convivium
Deut. 21-20 Vacat et luxuriæ atque conviviis
Judic. 14-10 Et fecit filio suo Samson convivium
-12 Si solveritis mihi intra septem dies convivii
-17 Septem igitur diebus convivii flebat
16-25 Lætantesque per convivia... præceperunt
19-21 Recepit eos in convivium
1 Reg. 25-36 Et ecce erat ei convivium in domo ejus quasi convivium regis
2 Reg. 3-20 Fecit David Abner et viris ejus...convivium
12- 4 Ut exhiberet convivium peregrino illi
13-27 Feceratque Absalom convivium quasi convivium regis
3 Reg. 1-41 Jamque convivium finitum erat
3-15 Fecit... grande convivium universis famulis

2 Par. 9-20 Vasa convivii regis erant aurea
Tobiæ. 7- 9 Præcepit Raguel... parari convivium
8-21 Uxori... dixit ut instrueret convivium
9-12 Cumque omnes dixissent: Amen, accesserunt ad convivium
Cum timore Domini nuptiarum convivium exercebant
Judith. 12- 1 Constituit quid daretur illi de convivio suo
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium cunctis principibus
- 5 Cumque implerentur dies convivii
Jussit septem diebus convivium præparari
- 9 Vasthi... fecit convivium fœminarum
2-18 Jussit convivium præparari permagnificum
3-15 Rege et Aman celebrante convivium
5- 4 Obsecro ut venias... ad convivium quod paravi
- 5 Venerunt itaque rex et Aman ad convivium
- 8 Veniat rex et Aman ad convivium quod paravi
-12 Esther nullum alium vocavit ad convivium
-14 Et sic ibis cum rege lætus ad convivium
6-14 Et cito eum ad convivium.. pergere compulerunt
7- 7 De loco convivii intravit in hortum
- 8 Cum reversus... et intrasset convivii locum
8-17 Epulæ atque convivia et festus dies
9-17 Vacarent epulis, gaudio atque conviviis
-19 Quartum decimum diem mensis Adar conviviorum et gaudii decreverunt
14-17 Nec mihi placuerit convivium regis
Job. 1- 4 Et faciebant convivium per domos
- 5 Cumque in orbem transissent dies convivii
Prov. 15-15 Secura mens quasi juge convivium
23-20 Noli esse in conviviis potatorum
Eccle. 7- 3 Melius est ire ad domum luctus quam ad domum convivii
Eccli. 31-17 Ne comprimaris in convivio
-41 In convivio vini non arguas proximum
32- 7 Et comparatio musicorum in convivio vini
49- 2 Et ut musica in convivio vini
Isai. 5-12 Et tibia et vinum in conviviis vestris
25- 6 Et faciet Dominus..hoc convivium pinguium
Convivium vindemiæ
Jerem. 16- 5 Ne ingrediaris domum convivii
- 8 Et domum convivii non ingrediaris
Dan. 5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium
-10 Regina autem...domum convivii ingressa est
Osee. 4-18 Separatum est convivium eorum
Nahum. 1-10 Sic convivium eorum pariter potantium
1 Mac. 16-15 Et fecit eis convivium magnum
-16 Intraverunt in convivium et occiderunt eum
2 Mac. 2-28 Sicut hi qui præparant convivium
Luc. 5-29 Et fecit ei convivium magnum Levi
9-14 Facite illos discumbere per convivia
14-13 Cum facis convivium, voca pauperes
20-46 Et amant... primos discubitus in conviviis
2 Petr. 2-13 In conviviis suis luxuriantes vobiscum

CONVIVO, IS.

Sap. 8- 9 Hanc adducere mihi ad convivendum
Eccli. 13- 6 Si habes, convivet tecum et evacuabit te
2 Cor. 7- 3 Ad commoriendum et ad convivendum
2 Tim. 2-11 Si commortui sumus et convivemus

CONVIVOR, ARIS.

Judæ. -12 Convivantes sine timore semetips. pascentes

CONVOCO.

Gen. 35- 2 Jacob vero convocata omni domo sua
Exod. 19- 7 Et convocatis majoribus natu populi
Num. 8- 9 Convocata omni multitudine filiorum Israël
10- 2 Quibus convocare possis multitudinem
Judic. 6-34 Clangens buccina convocavit domum Abiezer
1 Reg. 10-17 Et convocavit Samuël populum
2 Reg. 20- 4 Convoca mihi omnes viros Juda
- 5 Abiit ergo Amasa, ut convocaret Judam
4 Reg. 3-21 Convocaverunt omnes qui accincti erant balteo
6-11 Et convocatis servis suis ait
1 Par. 28- 1 Convocavit igitur David omnes principes
2 Par. 11- 1 Convocavit universam domum Juda
32- 6 Convocavit universos in platea portæ
34-29 Convocatis universis majoribus natu
Judith. 6-21 Postea vero convocatus est omnis populus
Esth. 5-10 Convocavit ad se amicos suos
Jerem. 1-15 Quia ecce ego convocabo omnes cognationes
Ezech. 38-21 Et convocabo adversus eum in cunctis
Dan. 2- 2 Præcepit... ut convocarentur arioli
1 Mac. 6-19 Et convocavit universum populum
-28 Et convocavit omnes amicos suos
12-35 Et convocavit seniores populi
14-44 Aut convocare conventum in regione
2 Mac. 8- 1 Et convocantes cognatos et amicos
2 Mac. 8-11 Convocans ad coëmptionem judaïcorum mancipiorum
-16 Convocatis autem Machabæus septem mill.
10-24 Convocato exercitu peregrinæ multitudinis
14- 5 Convocatus a Demetrio ad consilium
15-31 Convocatis contribulibus et sacerdotibus
Matth. 10- 1 Et convocatis duodecim Discipulis suis
15-10 Et convocatis ad se turbis, dixit eis
-32 Jesus autem convocatis Discipulis suis
Marc. 3-23 Et convocatis eis, in parabolis dicebat
8- 1 Convocatis Discipulis ait illis:
-34 Et convocata turba cum Discipulis suis
12-43 Et convocans Discip. suos ait ad illos
15-16 Milites... convocant totam cohortem
Luc. 7-19 Et convocavit duos de Discipulis suis
9- 1 Convocatis autem duodecim Apostolis
15- 6 Et veniens domum convocat amicos
- 9 Et cum invenerit convocat amicas
16- 5 Convocatis itaque singulis debitoribus
18-16 Jesus autem convocans illos, dixit
23-13 Pilatus a. convocatis principibus sacerd.
Act. 5-21 Convocaverunt concilium et omnes seniores
-40 Et convocantes Apostolos
6- 2 Convocantes autem duodecim multitudinem
10-24 Cornelius vero... convocatis cognatis suis
19-25 Quos convocans, et eos qui hujusmodi erant
28-17 Post tertium a. diem convocavit primos

CONVOLANS.

2 Mac. 5- 5 Et civibus ad murum convolantibus

CONVOLVOR.

Isai. 9-18 Convolvetur superbia fumi
38-12 Generatio mea ablata est, et convoluta est a me
Thren. 1-14 In manu ejus convolutæ sunt et impositæ collo

CONVULNERO.

Job. 16-14 Convulneravit lumbos meos, non pepercit

CONVULSUS.

Isai. 18- 2 Ad gentem convulsam et dilaceratam
54-11 Paupercula, tempestate convulsa
2 Mac. 8-17 Adhuc etiam veterum instituta convulsa

COO.

Pamphyliæ in Asia Minori urbs maritima ad quam Romani scripsere et Judæos sibi amicos dixere et confœderatos.

1 Mac. 15-23 Et in Coo, et in Siden, et in Aradon

COOPERATOR.

Philip. 2-25 Epaphroditum fratrem, et cooperatorem
3 Joan. - 8 Ut cooperatores simus veritatis

COOPERIO.

Exod. 16-13 Et ascendens coturnix, cooperuit castra
3 Reg. 11-30 Pallium suum novum quo coopertus erat
Judith. 2-11 Cooperuerunt faciem terræ sicut locustæ
5-13 Ita aquis coopertus est
16- 5 Equi eorum cooperuerunt valles
Job. 6-20 Venerunt... et pudore cooperti sunt
Psal. 43-16 Et confusio faciei meæ cooperuit me
-20 Et cooperuit nos umbra mortis
Sap. 19-16 Cum subitaneis cooperti essent tenebris
Eccli. 23-26 Parietes cooperiunt me et nemo circumspicit
37- 3 Unde creata es cooperire aridam malitia
38-19 Festinat mors et cooperit virtutem
Dan. 13-32 Jusserunt ut discooperiretur (erat enim cooperta)
Habac. 2-19 Ecce iste coopertus est auro et argento
Matth. 6-29 Nec Salomon... coopertus est sicut unum ex istis
25-36 Nudus (*eram*), et cooperuistis me
-38 Aut nudum, et cooperuimus te
-43 Nudus, et non cooperuistis me
Marc. 16- 5 Viderunt juvenem... coopertum stola candida
Apoc. 19- 8 Datum est illi ut cooperiat se byssino

COOPEROR.

Marc. 16-20 Prædicaverunt ubique, Domino cooperante
Rom. 8-28 Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum
1 Cor. 16-16 Et omni cooperanti, et laboranti
Jacob. 2-22 Fides cooperabatur operibus illius

COPHINUS.

4 Reg. 10- 7 Et posuerunt capita eorum in cophinis
Psal. 80- 7 Manus ejus in cophino servierunt
Matth. 14-20 Duodecim cophinos fragmentorum plenos
16- 9 Et quot cophinos sumpsistis?
Marc. 6-43 Reliquias fragment. duodecim cophinos
8-19 Quot cophinos fragmentorum plenos
Luc. 9-17 Fragmentorum cophini duodecim
Joan. 6-13 Et impleverunt duodecim cophinos

COPIA.

Gen. 41-49 Et copia mensuram excederet
Deut. 8-13 Argenti et auri cunctarumq. rerum copiam
1 Par. 12-40 Boves, arietes, ad omnem copiam
29-16 Omnis hæc copia quam paravimus
2 Par. 9-27 Tantamque copiam præbuit argenti
31-10 Reliquiarum a. copia est ista quam cernis
Judith. 12- 5 Et petiit... ut daretur ei copia
Dan. 8-25 Et in copia rerum omnium occidet plurimos
1 Mac. 10-36 Dabuntur illis copiæ ut oportet
2 Mac. 3- 6 Et communes copias immensas esse

COPIOSE.

Judith. 2- 8 His quæ exercitibus sufficerent copiose

COPIOSUS.

Judith. 8- 7 Divitias multas et familiam copiosam
Psal. 129- 7 Et copiosa apud eum redemptio
Eccli. 51-36 Et copiosum aurum possidete in ea
1 Mac. 1-18 Et equitibus et copiosa navium multitudine
5- 6 Invenit manum fortem et populum copiosum
6- 1 Elymaïdem... copiosam in argento et auro
9-35 Apparatum suum qui erat copiosus
10- 2 Et congregavit exercitum copiosum valde
-21 Congregavit exercitum et fecit arma copiosa
13- 1 Congregavit Tryphon exercitum copiosum
15-26 Et argentum et aurum et vasa copiosa
-32 Gloriam Simonis... et apparatum copiosum
16- 5 Et ecce exercitus copiosus in obviam illis
- 7 Equitatus adversariorum copiosus nimis
Matth. 5-12 Quoniam merces vestra copiosa est in cœlis
28-12 Pecuniam copiosam dederunt militibus
Luc. 5- 6 Concluserunt piscium multitudinem copiosam
6-17 Multitudo copiosa plebis ab omni Judæa
7-11 Ibant cum eo Discipuli ejus, et turba copiosa
Act. 14- 1 Ita ut crederet Judæorum et Græcorum copiosa multitudo
20- 8 Erant autem lampades copiosæ
22- 6 De cœlo circumfulsit me lux copiosa

COPULA.

Gen. 29-27 Imple hebdomadam dierum hujus copulæ

COPULATIO.

Tobiæ. 6-20 In copulatione sanctorum Patriarcharum

COPULO.

Gen. 29-34 Nunc quoque copulabitur mihi maritus meus
Exod. 26- 4 Ut possint invicem copulari
- 9 Et sex sibi mutuo copulabis
-10 Et quinquaginta ansas... ut cum altero copuletur
28-25 Catenarum extrema duobus copulabis uncinis
36-10 Alias quinque sibi invicem copulavit
39- 4 Duasque oras sibi invicem copulatas
-19 Stricta ad balteum, et annulis fortius copulata
Josue. 23-12 Miscere connubia atque amicitias copulare
Judic. 3-13 Copulavit ei filios Ammon et Amalec
3 Reg. 11- 2 His itaque copulatus est Salomon
Esth. 9-27 Qui religioni eorum voluerunt copulari
Eccli. 37- 1 Et ego amicitiam copulavi
Isai. 5- 8 Agrum agro copulatis usque ad terminum

COQUO.

Gen. 11- 3 Faciamus lateres, et coquamus eos igni
18- 7 Qui festinavit, et coxit illum
- 8 Tulit quoque... vitulum quem coxerat.
19- 3 Fecit conviv. et coxit azyma, et comederunt
25-29 Coxit autem Jacob pulmentum
27-17 Et panes quos coxerat tradidit
-31 Coctosque de venatione cibos intulit patri
Exod. 12- 9 Non comedetis ex eo crudum quid, nec coctum aqua
-39 Coxeruntque farinam, quam... tulerant
16-23 Et quæ coquenda sunt coquite,
23-19 Non coques hœdum in lacte matris suæ
29-31 Et coques carnes ejus in loco sancto
34-26 Non coques hœdum in lacte matris suæ
Levit. 2- 4 Cum a. obtuleris sacrificium coctum in clibano
6-28 Vas autem fictile in quo cocta est
7- 9 Sacrificium similæ quod coquitur in clibano
-12 Coctamque similam et collyridas
8-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi
23-17 Panes... quos coquetis in primitias Domini
24- 5 Et coques ex ea duodecim panes
26-26 Decem mulieres in uno clibano coquant

Num. 6-19 Et armum coctum arietis, tortamque
11- 8 Terebat in mortario, coquens in olla
Deut. 14-21 Non coques hædum in lacte matris suæ
16- 7 Et coques, et comedes in loco
Judic. 6-19 Et coxit hædum, et...azymos panes
1 *Reg.* 2-13 Veniebat puer sacerdotis dum coquerentur carnes
-15 Da mihi carnem, ut coquam sacerdoti
Non enim accipiam a te carnem coctam
25-18 Duos utres vini et quinque arietes coctos
28-24 Tollensque farinam miscuit eam et coxit azyma
2 *Reg.* 13- 8 In oculis ejus coxit sorbitiunculas
- 9 Tollensque quod coxerat, effudit
3 *Reg.* 19-21 Et in aratro boum coxit carnes
4 *Reg.* 4-38 Et coque pulmentum filiis Prophetarum.
6-29 Coximus ergo filium meum, et comedimus
2 *Par.* 35-13 Pacificas vero hostias coxerunt in lebetibus
Isai. 16- 7 Qui lætantur super muros cocti lateris
-11 Et viscera mea ad murum cocti lateris
44-16 Coxit pulmentum, saturatus est
-19 Et coxi super carbones ejus panes, coxi carnes, et comedi
Thren. 4-10 Manus mulierum misericordium coxerunt
Ezech. 24-10 Et coquetur universa compositio, et ossa
46-20 Iste est locus ubi coquent sacerdotes pro peccato, et pro delicto : ubi coquent sacrificium
-24 Domus culinarum, in qua coquent ministri
Dan. 14-26 Tulit ergo Daniel picem, et adipem, et pilos, et coxit pariter
-32 Erat autem Habacuc propheta in Judæa, et ipse coxerat pulmentum
Osee. 7- 4 Omnes adulterantes, quasi clibanus succensus a coquente
- 6 Tota nocte dormivit coquens eos, mane ipse succensus quasi ignis
Zach. 14-21 Et venient omnes immolantes, et sument ex eis, et coquent in eis

COR.

Gen. 6- 5 Cogitatio cordis intenta esset ad malum
- 6 Et tactus dolore cordis intrinsecus
8-21 Sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt
17-17 Et risit dicens in corde suo
18- 5 Confortate cor vestrum, postea transibitis
20- 5 In simplicitate cordis mei... feci hoc
- 6 Et ego scio quod simplici corde feceris
27-41 Dixitque in corde suo : Venient dies
Exod. 4-14 Vidensque te lætabitur corde
-21 Ego indurabo cor ejus et non dimittet populum
7- 3 Indurabo cor ejus et multiplicabo signa
-13 Induratumque est cor Pharaonis
-14 Ingravatum est cor Pharaonis
-22 Induratum est cor Pharaonis, nec audivit eos
-23 Nec apposuit cor etiam hac vice
8-15 Ingravavit cor suum et non audivit eos
-19 Induratumque est cor Pharaonis
-32 Et ingravatum est cor Pharaonis
9- 7 Ingravatumque est cor Pharaonis
-12 Induravitque Dominus cor Pharaonis
-14 Mittam omnes plagas meas super cor tuum
10- 1 Induravi cor ejus, et servorum illius
-20 Induravit Dominus cor Pharaonis
-27 Induravit autem Dominus cor Pharaonis
11-10 Induravit Dominus cor Pharaonis
14- 4 Indurabo cor ejus, ac persequetur vos
- 5 Immutatumque est cor Pharaonis
- 8 Induravitque Dominus cor Pharaonis
-17 Ego autem indurabo cor Ægyptiorum
28- 3 Et loqueris cunctis sapientibus corde
31- 6 Et in corde omnis eruditi posui sapientiam
35-34 Dedit in corde ejus
36- 8 Feceruntque omnes corde sapientes
Levit. 19-17 Non oderis fratrem tuum in corde tuo
26-36 Dabo pavorem in cordibus eorum
Num. 16-28 Et non ex proprio ea corde protulerim
24-13 Ut vel boni quid vel mali proferam ex corde
32- 9 Subverterunt cor filiorum Israël
Deut. 1-28 Nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes
2-30 Dom. Deus tuus... obfirmaverat cor illius
4- 9 Ne excidant de corde tuo cunctis diebus
-29 Si tamen toto corde quæsieris
-39 Scito... et cogitato in corde tuo
6- 5 Diliges Dominum... ex toto corde tuo
- 6 Eruntque verba... in corde tuo
7-17 Si dixeris in corde tuo : Plures sunt gentes
8- 5 Ut recogites in corde tuo
-14 Elevetur cor tuum et non reminiscaris
-17 Ne diceres in corde tuo : Fortitudo mea
9- 4 Ne dicas in corde tuo, cum deleverit eos
- 5 Propter justitias tuas et æquitatem cordis tui
10-12 Ac servias Domino... in toto corde tuo
Deut. 11-13 Et serviatis ei in toto corde vestro
-16 Cavete ne forte decipiatur cor vestrum
-18 Ponite hæc verba mea in cordibus
13- 3 In toto corde, et in tota anima vestra
15- 7 Non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum
- 9 Cave ne... et dicas in corde tuo
17-20 Nec elevetur cor ejus in superbiam
20- 3 Non pertimescat cor vestrum
- 8 Quis est homo formidolosus et corde pavido
Ne pavere faciat corda fratrum suorum
26-16 Et custodias et impleas ex toto corde tuo
28-47 In gaudio, cordisque lætitia
-65 Dabit enim tibi Dominus ibi cor pavidum
-67 Propter cordis tui formidinem qua terreberis
29- 4 Non dedit vobis Dominus cor intelligens
-18 Cujus cor aversum est hodie a Domino
-19 Benedicat sibi in corde suo, dicens : Pax
Et ambulabo in pravitate cordis mei
30- 2 In toto corde tuo et in tota anima tua
- 6 Circumcidet Dominus Deus cor tuum et cor seminis tui, ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo
-10 Et revertaris ad Dominum... in toto corde
-14 In ore tuo, et in corde tuo
-17 Si autem aversum fuerit cor tuum
32-46 Ponite corda vestra in omnia verba
Josue. 2-11 Et elanguit cor nostrum
5- 1 Dissolutum est cor eorum
7- 5 Pertimuitque cor populi
11-20 Ut indurarentur corda eorum
14- 8 Fratres autem mei.. dissolverunt cor populi
22- 5 Adhæreatisque ei ac serviatis in omni corde
24-14 Et servite ei perfecto corde atque verissimo
-23 Et inclinate corda vestra ad Dominum
Judic. 5- 9 Cor meum diligit principes Israël
9- 3 Et inclinaverunt cor eorum post Abimelech
16-18 Quia nunc mihi aperuit cor suum
Ruth. 2-13 Et locutus es ad cor ancillæ tuæ
1 *Reg.* 1- 8 Et quamobrem affligitur cor tuum ?
-13 Porro Anna loquebatur in corde suo
2- 1 Exultavit cor meum in Domino
-35 Juxta cor meum et animam meam faciet
4-13 Erat enim cor ejus pavens pro arca Dei
6- 6 Quare aggravatis corda vestra, sicut aggravavit Ægyptus et Pharao cor suum ?
7- 3 Si in toto corde vestro revertimini
Et præparate corda vestra Domino
9-19 Omnia quæ sunt in corde tuo indicabo
10- 9 Immutavit ei Deus cor aliud
-26 Pars exercitus, quorum tetigerat Deus corda
12-20 Sed servite Domino in omni corde vestro
-24 In veritate et ex toto corde vestro
13-14 Quæsivit Domin. sibi virum juxta cor suum
16- 7 Dominus autem intuetur cor
17-28 Ego novi... nequitiam cordis tui
-32 Non concidat cor cujusquam in eo
21-12 Posuit... sermones istos in corde suo
24- 6 Post hæc percussit cor suum David
25-25 Ne ponat... cor suum super virum istum
-31 Et in scrupulum cordis domino meo
-36 Et cor Nabal jucundum, erat e. ebrius nimis
-37 Et emortuum est cor ejus intrinsecus
27- 1 Et ait David in corde suo : Aliquando
28- 5 Et timuit et expavit cor ejus nimis
2 *Reg.* 6-16 Et despexit eum in corde suo
7- 3 Omne quod est in corde tuo, vade, fac
-21 Et secundum cor tuum fecisti omnia
-27 Propterea invenit servus tuus cor suum
13-20 Neque affligas cor tuum pro hac re
-33 Ne.. ponat rex super cor suum verbum istud
14- 1 Quod cor regis versum esset ad Absalom
15- 6 Et sollicitabat corda virorum Israel
-11 Simplici corde et causam penitus ignorantes
-13 Toto corde universus Israël sequitur Absalom
17-10 Fortissimus quisque, cujus cor est quasi leonis
18-14 Et infixit eas in corde Absalom
19-14 Inclinavit cor omnium virorum Juda
-19 Neque ponas, rex, in corde tuo
24-10 Percussit autem cor David eum
3 *Reg.* 2- 4 In veritate, in omni corde suo
-44 Malum, cujus tibi conscium est cor tuum
3- 6 Et justitia et recto corde tecum
- 9 Dabis ergo servo tuo cor docile
-12 Et dedi tibi cor sapiens et intelligens
4-29 Et latitudinem cordis, quasi arenam
8-18 Quod cogitasti in corde tuo ædificare domum
-23 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-38 Si quis cognoverit plagam cordis sui
-39 Sicut videris cor ejus
Nosti solus cor omnium filiorum hominum
3 *Reg.* 8-47 Et egerint pœnitentiam in corde suo
-48 Et reversi fuerint ad te in universo corde
-58 Sed inclinet corda nostra ad se
-61 Sit quoque cor nostrum perfectum
-66 Et alacri corde super omnibus bonis
9- 3 Et erunt oculi mei, et cor meum ibi
- 4 In simplicitate cordis et in æquitate
10- 2 Universa quæ habebat in corde suo
-24 Sapientiam ejus quam dederat Deus in corde
11- 2 Certissime enim avertent corda vestra
- 3 Et averterunt mulieres cor ejus
- 4 Depravatum est cor ejus
Nec erat cor ejus perfectum... sicut cor David patris ejus
12-26 Dixitque Jeroboam in corde suo
-27 Convertetur cor populi hujus ad Dominum
-33 Mensis octavi, quem finxerat de corde suo
14- 8 Et secutus est me in toto corde suo
15- 3 Nec erat cor ejus perfectum cum Domino... sicut cor David patris ejus
-14 Verumtamen cor Asa perfectum erat
18-37 Et tu convertisti cor eorum iterum
4 *Reg.* 5-26 Nonne cor meum in præsenti erat
6-11 Conturbatumque est cor regis Syriæ
9-24 Et egressa est sagitta per cor ejus
10-15 Numquid est cor tuum rectum
Sicut cor meum cum corde tuo
-30 Et omnia quæ erant in corde meo, fecisti
-31 Ut ambularet in lege... in toto corde suo
12- 4 Quam sponte et arbitrio cordis sui inferunt
14-10 Et sublevavit te cor tuum
20- 3 Coram te in veritate et in corde perfecto
22-19 Et perterritum est cor tuum
23- 3 In omni corde, et in tota anima
-25 Qui reverteretur ad Do. in omni corde suo
1 *Par.* 12-17 Si pacifice venistis... cor meum jungatur vobis
-33 Venerunt in auxilium, non in corde duplici
-38 Ad pugnandum corde perfecto venerunt
Et omnes reliqui ex Israël uno corde erant
15-29 Et despexit eum in corde suo
16-10 Lætetur cor quærentium Dominum
17- 2 Omnia, quæ in corde tuo sunt, fac
-19 Juxta cor tuum fecisti omnem magnificent
22-19 Præbete igitur corda vestra et animas
28- 9 Scito Deum patris tui, et servito ei corde
Omnia enim corda scrutatur Dominus
29- 9 Quia corde toto offerebant ea Domino
-17 Scio, Deus meus, quod probes corda
Et ego in simplicitate cordis mei lætus
-18 Custodi in æternum hanc voluntatem cordis eorum
-19 Salomoni quoq. filio meo da cor perfectum
2 *Par.* 1-11 Quia hoc magis placuit cordi tuo
6-14 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-30 Vias suas, quas nosti eum habere in corde
Tu enim solus nosti corda filiorum hominum
-37 Et conversi in corde suo in terra
-38 Et reversi fuerint ad te in toto corde suo
7-11 Et omnia quæ disposuerat in corde suo
-16 Oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus
9- 1 Locuta est ei quæcumque erant in corde suo
-23 Sapient. quam dederat Deus in corde ejus
11-16 Quicumq. dederant cor suum ut quærerent
12-14 Et non præparavit cor suum ut quæreret Dominum
13- 7 Porro Roboam erat rudis, et corde pavido
15-12 Ut quærerent Dominum... in toto corde
-15 In omni enim corde suo juraverunt
-17 Attamen cor Asa erat perfectum
16- 9 His qui corde perfecto credunt in eum
17- 6 Cumque sumpsisset cor ejus audaciam
19- 3 Et præparaveris cor tuum ut requireres Dominum
- 9 Sic agetis... fideliter et corde perfecto
20-33 Non direxerat cor suum ad Dominum Deum
22- 9 Qui quæsierat Dominum in toto corde suo
25- 2 Verumtamen non in corde perfecto
-19 Et idcirco erigitur cor tuum in superbiam
26-16 Elevatum est cor ejus in interitum suum
30-12 Facta est manus Domini ut daret eis cor unum
-19 Qui in toto corde requirunt Dominum
-22 Et locutus est Ezechias ad cor omnium Levitarum
31-21 Volens requirere Deum suum in toto corde
32- 6 Ac locutus est ad cor eorum, dicens
-25 Retribuit, quia elevatum est cor ejus
-26 Eo quod exaltatum fuisset cor ejus
-31 Nota fierent omnia quæ erant in corde ejus.
34-27 Atque emollitum est cor tuum
-31 Et custodiret præcepta... in toto corde suo.
36-13 Et induravit cervicem suam et cor
1 *Esdr.* 6-22 Et converterat cor regis Assur ad eos
7-10 Esdras e. paravit cor suum, ut investigaret

1Esdr. 7-27 Qui dedit hoc in corde regis ut glorificaret
2Esdr. 2- 2 Sed malum nescio quod in corde tuo est
-12 Quid Deus dedisset in corde meo
4- 6 Et provocatum est cor populi ad operand
5- 7 Cogitavitque cor meum mecum
6- 8 De corde enim tuo, tu componis hæc
7- 5 Deus a. dedit in corde meo, et congregavi
9- 8 Et invenisti cor ejus fidele coram te
Tobiæ. 1-13 Memor fuit Dominus in toto corde suo
4- 2 Et ea in corde tuo quasi fundament. construe
6- 5 Exentera hunc piscem, et cor ejus, et fel
- 8 Cordis ejus particulam si super carb. ponas,
Judith. 1- 7 Et cor ejus elevatum est
4-17 Et ex toto corde suo omnes orabant Deum
8-17 Ut sicut conturbatum est cor nostrum
-21 Ad eloquium vestrum corda eorum erigite
9-18 Et in corde meo consilium corrobora
10- 8 Consilium tui cordis sua virtute corroboret
-16 Et eris gratissima in corde ejus
11- 1 Et noli pavere in corde tuo
12-16 Cor autem Holofernis concussum est
13-11 Et confortatum est cor tuum
Esth. 6- 6 Cogitans autem in corde suo Aman
14-13 Et transfer cor illius in odium hostis nostri
15-16 Et conturbatum est cor meum præ timore
Job. 1- 5 Et benedixerint Deo in cordibus suis
7-17 Aut quid apponis erga eum cor tuum
8-10 Et de corde suo proferent eloquia
9- 4 Sapiens corde est, et fortis robore
10-13 Licet hæc celes in corde tuo
11-13 Tu autem firmasti cor tuum
12- 3 Et mihi est cor sicut et vobis
-24 Qui immutat cor principum populi terræ
15-12 Quid te elevat cor tuum?
17- 4 Cor eorum longe fecisti a disciplina
-11 Cogitationes meæ dissipatæ sunt, torquentes cor meum
22-22 Et pone sermones ejus in corde tuo
23-16 Deus mollivit cor meum et Omnipotens
27- 6 Neque enim reprehendit me cor meum
29-13 Et cor viduæ consolatus sum
31- 7 Et si secutum est oculos meos cor meum
- 9 Si deceptum est cor meum super muliere
-27 Et lætatum est in abscondito cor meum
33- 3 Simplici corde meo sermones mei
34-14 Si direxerit ad eum cor suum
37- 1 Super hoc expavit cor meum
41-15 Cor ejus indurabitur tanquam lapis
Psal. 4- 3 Filii hominum, usquequo gravi corde
- 5 Quæ dicitis in cordibus vestris
- 7 Dedisti lætitiam in corde meo
5-10 Cor eorum vanum est
7-10 Scrutans corda et renes Deus
-11 A Domino qui salvos facit rectos corde
9- 2 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
H. 10- 6 Dixit enim in corde suo : Non movebor
-11 Dixit enim in corde suo : Oblitus est Deus
-13 Dixit enim in corde suo : Non requiret
-17 Præparationem cordis eorum audivit
L. 10- 3 Ut sagittent in obscuro rectos corde
11- 3 Labia dolosa, in corde et corde locuti sunt
12- 2 Dolorem in corde meo per diem
- 6 Exultabit cor meum in salutari tuo
13- 1 Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus
14- 3 Qui loquitur veritatem in corde suo
15- 9 Propter hoc lætatum est cor meum
16- 3 Probasti cor meum, et visitasti nocte
18- 9 Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda
-15 Et meditatio cordis mei in conspectu tuo
19- 5 Tribuat tibi secundum cor tuum
20- 3 Desiderium cordis ejus tribuisti ei
21-15 Factum est cor meum tanquam cera
-27 Vivent corda eorum in sæculum sæculi
23- 4 Innocens manibus et mundo corde
24-17 Tribulationes cordis mei multiplicatæ sunt
25- 2 Ure renes meos et cor meum
26- 3 Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum
- 8 Tibi dixit cor meum
-14 Viriliter age, et confortetur cor tuum
27- 3 Mala autem in cordibus eorum
- 7 In ipso speravit cor meum, et adjutus sum
30-13 Oblivioni datus sum, tanquam mortuus a corde
31-11 Et gloriamini, omnes recti corde
32-11 Cogitationes cordis ejus in generatione
-15 Qui finxit sigillatim corda eorum
-21 Quia in eo lætabitur cor nostrum
33-19 Juxta est Dominus iis qui tribulato sunt corde
34-25 Non dicant in cordibus suis : Euge, Euge
35-11 Et justitiam tuam his qui recto sunt corde
36- 4 Et dabit tibi petitiones cordis tui
-14 Ut trucident rectos corde
-15 Gladius eorum intret in corda ipsorum

Psal. 36-31 Lex Dei ejus in corde ipsius
37- 9 Rugiebam a gemitu cordis mei
-11 Cor meum conturbatum est
38- 4 Concaluit cor meum intra me
39- 9 Et legem tuam in medio cordis mei
-11 Justitiam tuam non abscondi in corde meo
-13 Et cor meum dereliquit me
40- 7 Cor ejus congregavit iniquitatem sibi
43-19 Et non recessit retro cor nostrum
-22 Ipse enim novit abscondita cordis
44- 2 Eructavit cor meum verbum bonum
- 6 Populi sub te cadent in corda inimicorum regis
45- 3 Et transferentur montes in cor maris
47-14 Ponite corda vestra in virtute ejus
48- 4 Os meum loquetur sapientiam, et meditatio cordis mei prudentiam
50-12 Cor mundum crea in me, Deus
-19 Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies
52- 1 Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus
54- 5 Cor meum conturbatum est in me
-22 Et appropinquavit cor illius
56- 8 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum
57- 3 Etenim in corde iniquitates operamini
60- 3 Dum anxiaretur cor meum, in petra exaltasti me
61- 5 Ore suo benedicebant, et corde suo maledicebant
- 9 Effundite coram illo corda vestra
-11 Divitiæ si affluant, nolite cor apponere
63- 7 Accedet homo ad cor altum
-11 Et laudabuntur omnes recti corde
65-18 Iniquitatem si aspexi in corde meo
68-21 Improperium expectavit cor meum
72- 1 Quam bonus Israel Deus his qui recto sunt corde
- 7 Transierunt in affectum cordis
-13 Ergo sine causa justificavi cor meum
-21 Quia inflammatum est cor meum
-26 Defecit caro mea, et cor meum
Deus cordis mei, et pars mea Deus
73- 8 Dixerunt in corde suo cognatio eorum
75- 6 Turbati sunt omnes insipientes corde
76- 7 Meditatus sum nocte cum corde meo
77- 8 Generatio quæ non direxit cor suum
-18 Tentaverunt Deum in cordibus suis
-37 Cor autem eorum non erat rectum
-72 Et pavit eos in innocentia cordis sui
80-13 Dimisi eos secundum desideria cordis eorum
83- 3 Cor meum, et caro mea exultaverunt
- 6 Ascensiones in corde suo disposuit
84- 9 Et in eos qui convertuntur ad cor
85-11 Lætetur cor meum, ut timeat nomen tuum
-12 Confitebor tibi... in toto corde meo
89-12 Et eruditos corde in sapientia
93-15 Et qui juxta illam omnes qui recto sunt corde
-19 Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo
94- 8 Nolite obdurare corda vestra
-10 Et dixi : Semper hi errant corde
96-11 Lux orta est justo et rectis corde lætitia
100- 2 Perambulabam in innocentia cordis mei
- 4 Non adhæsit mihi cor pravum
- 5 Superbo oculo et insatiabili corde
101- 5 Percussus sum... et aruit cor meum
103-15 Et vinum lætificet cor hominis
Et panis cor hominis confirmet
104- 3 Lætetur cor quærentium Dominum
-25 Convertit cor eorum, ut odirent
106-12 Humiliatum est in laboribus cor eorum
107- 2 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum
108-17 Et compunctum corde mortificare
-22 Et cor meum conturbatum est intra me
110- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
111- 7 Paratum cor ejus sperare in Domino,
- 8 Confirmatum est cor ejus
118- 2 In toto corde exquirunt eum
- 7 Confitebor tibi in directione cordis
-10 In toto corde meo exquisivi te
-11 In corde meo abscondi eloquia tua
-32 Cum dilatasti cor meum
-34 Et custodiam illam in toto corde meo
-36 Inclina cor meum in testimonia tua
-58 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo
-69 In toto corde meo scrutabor mandata tua
-70 Coagulatum est sicut lac cor eorum
-80 Fiat cor meum immaculatum
-111 Quia exultatio cordis mei sunt
-112 Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas
-145 Clamavi in toto corde meo, exaudi me

Ps. 118-161 Et a verbis tuis formidavit cor meum
124- 4 Benefac, Domine, bonis, et rectis corde
130- 1 Domine, non est exaltatum cor meum
137- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
138-23 Proba me, Deus, et scito cor meum
139- 3 Qui cogitaverunt iniquitates in corde
140- 4 Non declines cor meum in verba malitiæ
142- 4 In me turbatum est cor meum
146- 3 Qui sanat contritos corde
Prov. 2- 2 Inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam
- 3 Et inclinaveris cor tuum prudentiæ
-10 Si intraverit sapientia cor tuum
3- 1 Et præcepta mea cor tuum custodiat
- 3 Et describe in tabulis cordis tui
- 5 Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo
4- 4 Suscipiat verba mea cor tuum
-21 Custodi ea in medio cordis tui
-23 Omni custodia serva cor tuum
5-12 Et increpationibus non acquievit cor meum
6-14 Pravo corde machinatur malum
-18 Cor machinans cogitationes pessimas
-21 Liga ea in corde tuo jugiter
-25 Non concupiscat pulchritudinem ejus cor tuum
-32 Propter cordis inopiam perdet animam suam
7- 3 Scribe illam in tabulis cordis tui
10- 8 Sapiens corde præcepta suscipit
-13 Et virga in dorso ejus qui indiget corde
-20 Cor autem impiorum pro nihilo
-21 Qui autem indocti sunt, in cordis egestate morientur
11-12 Qui despicit amicum suum, indigens corde est
-20 Abominabile Domino cor pravum
12-20 Dolus in corde cogitantium mala
-23 Et cor insipientium provocat stultitiam
-25 Mœror in corde viri humiliabit illum
14-10 Cor quod novit amaritudinem animæ suæ
-30 Vita carnium sanitas cordis
-33 In corde prudentis requiescit sapientia
15- 7 Cor stultorum dissimile erit
-11 Quanto magis corda filiorum hominum?
-13 Cor gaudens exhilarat faciem
-14 Cor sapientis quærit doctrinam
-32 Qui autem acquiescit increpationibus, possessor est cordis
16- 9 Cor hominis disponit viam suam
-21 Qui sapiens est corde appellabitur prudens
-23 Cor sapientis erudiet os ejus
17- 3 Sicut igne probatur argentum... ita corda probat Dominus
-20 Qui perversi cordis est, non inveniet bonum.
18- 2 Nisi ea dixeris quæ versantur in corde ejus
-12 Antequam conteratur, exaltatur cor hominis
-15 Cor prudens possidebit scientiam
19-21 Multæ cogitationes in corde viri
20- 5 Sicut aqua profunda, sic consilium in corde viri
- 9 Quis potest dicere : Mundum est cor meum
21- 1 Ita cor regis in manu Domini
- 2 Appendit autem corda Dominus
- 4 Exaltatio oculorum est dilatatio cordis
22-11 Qui diligit cordis munditiam... habebit amicum regem
-15 Stultitia colligata est in corde pueri
-17 Appone autem cor ad doctrinam meam
23-12 Ingrediatur ad doctrinam cor tuum
-15 Gaudebit tecum cor meum
-17 Non æmuletur cor tuum peccatores
-26 Præbe, fili mi, cor tuum mihi
-33 Et cor tuum loquetur perversa
24-12 Qui inspector est cordis ipse intelligit
-17 Et in ruina ejus ne exultet cor tuum
-32 Quod cum vidissem posui in corde meo
25- 3 Et cor regum inscrutabile
-20 Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi pessimo
Ita tristitia viri nocet cordi
26-23 Sic labia tumentia cum pessimo corde sociata
-24 Cum in corde tractaverit dolos
-25 Septem nequitiæ sunt in corde illius
27- 9 Unguento et variis odoribus delectatur cor
-11 Stude sapientiæ... et lætifica cor meum
-19 Sic corda hominum manifesta sunt prudentibus
-21 Cor iniqui inquirit mala
Cor autem rectum inquirit scientiam
28-26 Qui confidit in corde suo stultus est
31-11 Confidit in ea cor viri sui
Eccle. 1-16 Locutus sum in corde meo, dicens
-17 Dedique cor meum ut scirem prudentiam

Eccle. 2- 1 Dixi ego in corde meo : Vadam
- 3 Cogitavi in corde meo abstrahere a vino
-10 Nec prohibui cor meum quin omni voluptate frueretur
-15 Et dixi in corde meo : Si unus et stulti
-20 Renuntiavitque cor meum ultra laborare
3-17 Et dixi in corde meo : Justum et impium judicabit Deus
-18 Dixi in corde meo de filiis hominum
5- 1 Neque cor tuum sit velox ad proferendum sermonem
-19 Eo quod Deus occupet deliciis cor ejus
7- 5 Cor sapientium ubi tristitia est
Et cor stultorum ubi lætitia
- 8 Calumnia conturbat sapientem, et perdet robur cordis illius
-22 Cunctis sermonibus qui dicuntur ne accommodes cor tuum
-27 Et sagena cor ejus, vincula sunt manus
8- 5 Tempus et responsionem cor sapientis intelligit
- 9 Et dedi cor meum in cunctis operibus
-16 Apposui cor meum ut scirem sapientiam
9- 1 Omnia hæc tractavi in corde meo
- 3 Unde et corda filiorum hominum implentur malitia
10- 2 Cor sapientis in dextera ejus
Et cor stulti in sinistra illius
11- 9 Et in bono sit cor tuum in diebus juventutis tuæ
Et ambula in viis cordis tui
-10 Aufer iram a corde tuo et amove
Cant. 3-11 Et in die lætitiæ cordis ejus
4- 9 Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa
Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum
5- 2 Ego dormio et cor meum vigilat
8- 6 Pone me ut signaculum super cor tuum
Sap. 1- 1 Et in simplicitate cordis quærite illum
- 6 Et cordis illius scrutator est verus
2- 2 Et sermo scintilla ad commovendum cor nostrum
8-17 Et commemorans in corde meo
9- 3 Et in directione cordis judicium judicet
15-10 Cinis est enim cor ejus
Eccli. 1-12 Timor Domini delectabit cor
-18 Religiositas custodiet et justificabit cor
-36 Et ne accesseris ad illum duplici corde
-40 Et cor tuum plenum est dolo et fallacia
2- 2 Deprime cor tuum, et sustine
-10 Et illuminabuntur corda vestra
-14 Væ duplici corde, et labiis scelestis
-15 Væ dissolutis corde, qui non credunt Deo
-20 Qui timent Dominum præparabunt corda sua
3-27 Cor durum habebit male in novissimo
-28 Cor ingrediens duas vias non habebit successus
Et pravus corde in illis scandalizabitur
-29 Cor nequam gravabitur in doloribus
-31 Cor sapientis intelligitur in sapientia
-32 Sapiens cor... abstinebit se a peccatis
4- 3 Cor inopis ne afflixeris
5- 2 Ne sequaris... concupiscentiam cordis tui
6-35 Sapientiæ illorum ex corde conjungere
-37 Et ipse dabit tibi cor
7- 5 Quoniam agnitor cordis ipse est
-28 In toto corde tuo
8- 3 Et usque ad cor regum extendit et convertit
-22 Non omni homini cor tuum manifestes
9-13 Ne forte declinet cor tuum in illam
10-15 Ab eo, qui fecit illum recessit cor ejus
11-32 Ut caprea in laqueum, sic et cor superborum
12-15 Et in corde suo insidiatur ut subvertat te
13-31 Cor hominis immutat faciem illius
-32 Vestigium cordis boni... difficile invenies
16-11 Qui congregati sunt in duritia cordis sui
-20 Et in omnibus his insensatum est cor
Et omne cor intelligitur ab illo
-23 Qui minoratur corde cogitat inania
-24 Et in verbis meis attende in corde tuo
-25 Et in verbis meis attende in corde tuo
17- 5 Et aures, et cor dedit illis excogitandi
- 6 Sensu implevit cor illorum
- 7 Posuit oculum suum super corda illorum
18-10 Vidit præsumptionem cordis eorum
19- 4 Qui credit cito, levis corde est
-12 Sagitta infixa femori carnis, sic verbum in corde stulti
21- 7 Qui timet Deum, convertetur ad cor suum
-17 Cor fatui quasi vas confractum
-20 Et verba illius cogitabunt in cordibus suis
-29 In ore fatuorum cor illorum
Et in corde sapientium os illorum
22-19 Sic et cor confirmatum in cogitatione consilii

Eccli. 22-22 Sic et cor timidum in cogitatione stulti
-23 Sicut cor trepidum in cogitatione fatui
-24 Et qui pungit cor, profert sensum
23- 2 Et in corde meo doctrinam sapientiæ
-28 Et hominum corda intuentes in absconditas partes
24-11 Excellentium et humilium corda virtute calcavi
25- 9 Novem insuspicabilia cordis magnificavi
-17 Omnis plaga, tristitia cordis est
-18 Et omnem plagam et non plagam videbit cordis
-31 Cor humile, et facies tristis
Et plaga cordis, mulier nequam
26- 4 Divitis autem et pauperis cor bonum
- 5 A tribus timuit cor meum
- 8 Dolor cordis et luctus mulier zelotypa
-24 Et mandata Dei in corde mulieris sanctæ
-25 In duobus contristatum est cor meum
27- 7 Sic verbum ex cogitatu cordis hominis
29-15 Conclude eleemosynam in corde pauperis
30-16 Non est oblectamentum super cordis gaudium
-24 Congrega cor tuum in sanctitate ejus
-27 Splendidum cor, et bonum in epulis est
31-31 Sic vinum corda superborum arguet
-36 Exultatio animæ et cordis vinum moderate potatum
34- 6 Cor tuum phantasias patitur
Nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio, ne dederis in illis cor tuum
36-21 Fauces contingunt cibum feræ et cor sensatum verba mendacia
-22 Cor pravum dabit tristitiam
37-17 Cor boni consilii statue tecum
-21 Verbum nequam immutabit cor
38-10 Et ab omni delicto munda cor tuum
-19 Et tristitia cordis flectit cervicem
-20 Et substantia inopis secundum cor ejus
-21 Ne dederis in tristitia cor tuum
-27 Cor suum dabit ad versandos sulcos
-28 Cor suum dabit in similitudinem picturæ
-31 Cor suum dabit in consummationem operum
-34 Cor suum dabit ut consummet linitionem
39- 6 Cor suum tradet ad vigilandum
-41 In omni corde... benedicite nomen Domini
40- 2 Cogitationes eorum et timores cordis
- 7 Conturbatus est in visu cordis sui
-20 Vinum et musica lætificant cor
-26 Facultates et virtutes exaltant cor
42-18 Abyssum et cor hominum investigavit
43-20 Super imbrem ejus expavescet cor
45-31 Ut daret sapientiam in cor nostrum
46-13 Et judices... quorum non est corruptum cor
47-10 De omni corde suo laudavit Dominum
48-10 Conciliare cor patris ad filium
49- 4 Et gubernavit ad Dominum cor ipsius
50-25 Det nobis jucunditatem cordis
-29 Qui renovavit sapientiam de corde suo
-30 Qui ponit illa in corde suo, sapiens erit semper
51-20 Lætatum est cor meum in ea
-28 Possedi cum ipsa cor ab initio
Isai. 1- 5 Omne caput languidum et omne cor mœrens
6-10 Excæca cor populi hujus, et aures ej. aggrava
Ne forte videat... et corde suo intelligat
7- 2 Et commotum est cor ejus, et cor populi ejus
- 4 Noli timere, et cor tuum ne formidet
9- 9 In superbia et magnitudine cordis dicentes
10- 7 Et cor ejus non ita existimabit
Sed ad conterendum erit cor ejus
-12 Super fructum magnifici cordis regis Assur
13- 7 Et omne cor hominis contabescet
14-13 Qui dicebas in corde tuo : In cœlum
15- 5 Cor meum ad Moab clamabit
19- 1 Et cor Ægypti tabescet in medio ejus
21- 4 Emarcuit cor meum,
24- 7 Ingemuerunt omnes qui lætabantur corde
29-13 Cor autem ejus longe est a me
-15 Væ qui profundi estis corde
30-29 Et lætitia cordis sicut qui pergit cum tibia
32- 4 Et cor stultorum intelliget scientiam
- 6 Et cor ejus faciet iniquitatem
33-18 Cor tuum meditabitur timorem
38- 3 Coram te in veritate et in corde perfecto
40- 2 Loquimini ad cor Jerusalem,
41-22 Et ponemus cor nostrum, et sciemus
44-18 Et ne intelligant corde suo
-20 Pars ejus cinis est, cor insipiens adoravit illud
46- 8 Redite, prævaricatores, ad cor
-12 Audite me, duro corde
47- 7 Non posuisti hæc super cor tuum
- 8 Quæ dicis in corde tuo : Ego sum

Isai. 47-10 Et dixisti in corde tuo : Ego sum
49-21 Et dices in corde tuo : Quis genuit mihi illos
51- 7 Lex mea in corde eorum
57- 1 Et non est qui recogitet in corde suo
-11 Neque cogitasti in corde tuo
-15 Ut vivificet spiritum humilium et vivificet cor contritorum
-17 Et abiit vagus in via cordis sui
59-13 Et locuti sumus de corde verba mendacii
60- 5 Et mirabitur et dilatabitur cor tuum
61- 1 Ut mederer contritis corde
63- 4 Dies enim ultionis in corde meo
-17 Indurasti cor nostrum ne timeremus te
65-14 Laudabunt præ exultatione cordis
Et vos clamabitis præ dolore cordis
-17 Et non erunt in memoria priora, et non ascendent super cor
66-14 Videbitis, et gaudebit cor vestrum
Jerem. 3-10 Non est reversa ad me... in toto corde suo
-15 Et dabo vobis pastores juxta cor meum
-16 Neque ascendet super cor,
-17 Et non ambulabunt post pravitatem cordis
4- 4 Et auferte præputia cordium vestrorum
- 9 Peribit cor regis, et cor principum
-14 Lava a malitia cor tuum, Jerusalem
-18 Ista malitia tua, quia amara, quia tetigit cor tuum
-19 Sensus cordis mei turbati sunt in me
5-21 Audi, popule stulte, qui non habes cor
-23 Populo aut. huic factum est cor incredulum
-24 Et non dixerunt in corde suo
7-24 Sed abierunt... in pravitate cordis sui mali
-31 Quæ non præcepi nec cogitavi in corde meo
8-18 In me cor meum mœrens
9-14 Et abierunt post pravitatem cordis sui
-26 Omnis a. domus Isr. incircumcisi sunt corde
11- 8 Abierunt unusquisque in pravitate cordis sui mali
-20 Qui judicas juste et probas renes et corda
12- 3 Vidisti me et probasti cor meum tecum
-11 Quia nullus est qui recogitet corde
13-10 Qui... ambulant in pravitate cordis sui
-22 Quod si dixeris in corde tuo : Quare venerunt
14-14 Seductionem cordis sui prophetant vobis
15-16 Factum est mihi verbum... in lætitiam cordis mei
16-12 Ambulat unusquisque post pravitatem cordis sui mali
17- 1 Exaratum super latitudinem cordis eorum
- 5 Et a Domino recedit cor ejus
- 9 Pravum est cor omnium et inscrutabile
-10 Ego Dominus, scrutans cor, et probans renes
18-12 Unusquisque pravitatem cordis sui mali faciemus
19- 5 Nec ascenderunt in cor meum
20- 9 Et factus est in corde meo quasi ignis
-12 Probator justi, qui vides renes et cor
22-17 Tui vero oculi et cor ad avaritiam
23- 9 Contritum est cor meum in medio mei
-16 Visionem cordis sui loquuntur
-17 Omni qui ambulat in pravitate cordis sui dixerunt
-20 Usq. dum compleat cogitationem cordis sui
-26 Usquequo istud est in corde Prophetarum
Et prophetantium seductiones cordis sui
24- 7 Et dabo eis cor, ut sciant me
Quia revertentur ad me in toto corde suo
29-13 Cum quæsieritis me in toto corde vestro
30-21 Qui applicet cor suum ut appropinquet mihi
-24 Et compleat cogitationem cordis sui
31-21 Dirige cor tuum in viam rectam
-33 Et in corde eorum scribam eam
32-35 Non mandavi eis, nec ascendit in cor meum
-39 Et dabo eis cor unum, et viam unam
-40 Et timorem meum dabo in corde eorum
-41 In toto corde meo, et in tota anima mea
44-21 Et ascendit super cor ejus
48-29 Et superbiam et altitudinem cordis ejus
-36 Propterea cor meum ad Moab
Et cor meum ad viros muri fictilis
-41 Et erit cor fortium Moab in die illa
Sicut cor mulieris parturientis
49-16 Arrogantia tua decepit te et superbia cordis tui
-22 Et erit cor fortium Idumææ in die illa
Quasi cor mulieris parturientis
51- 1 Qui cor suum levaverunt contra me
-46 Et ne forte mollescat cor vestrum
-50 Et Jerusalem ascendat super cor vestrum
Thren. 1-20 Subversum est cor meum in memetipsa
-22 Multi e. gemitus mei, et cor meum mœrens
2-18 Clamavit cor eorum ad Dominum
-19 Effunde sicut aquam cor tuum
3-21 Hæc recolens in corde meo, ideo sperabo

Thren. 3-33 Non enim humiliavit ex corde suo
-41 Levemus corda nostra cum manibus
-65 Dabis eis scutum cordis laborem tuum
5-15 Defecit gaudium cordis nostri
-17 Propterea mœstum factum est cor nostrum
Baruc. 1-22 Abivimus unusquisque in sensum cordis nostri
2-30 Convertetur ad cor suum in terra captivitatis suæ
-31 Et dabo eis cor, et intelligent
3- 7 Dedisti timorem tuum in cordibus nostris
6- 5 Adorantes dicite in cordibus vestris
-19 Corda vero eorum dicunt elingere serpentes
Ezech. 2- 4 Dura facie et indomabili corde sunt
3- 7 Domus Isr. attrita fronte est, et duro corde
-10 Assume in corde tuo, et auribus tuis audi
6- 9 Quia contrivi cor eorum fornicans
11- 5 Et cogitationes cordis vestri ego novi
-19 Et dabo eis cor unum, et spiritum novum
Et auferam cor lapideum de carne eorum, et dabo eis cor carneum
-21 Quorum cor post offendicula... ambulat
13- 2 Et dices prophetantibus de corde suo
-17 Contra filias populi tui quæ prophetant de corde suo
-22 Mœrere fecistis cor justi mendaciter
14- 3 Posuerunt immunditias suas in cordibus suis
- 4 Qui posuerit immunditias suas in corde suo
- 5 Ut capiatur domus Israel in corde suo
- 7 Et posuerit idola sua in corde suo
16-30 In quo mundabo cor tuum, ait Dominus
18-31 Facite vobis cor novum et spiritum novum
20-16 Post idola enim cor eorum gradiebatur
21- 7 Quia venit et tabescet omne cor
-15 Et corde tabescere, et multiplicat ruinas
22-14 Numquid sustinebit cor tuum
27- 4 Et in corde maris sita
25 Repleta es et glorificata nimis in corde maris
-26 Ventus Auster contrivit te in corde maris
-27 Cadent in corde maris in die ruinæ tuæ
28- 2 Quod elevatum est cor tuum
Et in cathedra Dei sedi in corde maris
Et dedisti cor tuum quasi cor Dei
- 5 Et elevatum est cor tuum in robore tuo
- 6 Eo quod elevatum est cor tuum quasi cor Dei
- 8 Morieris in interitu occisorum in corde maris
-17 Ut elevatum est cor tuum in decore tuo
31-10 Et elevatum est cor ejus in altitudine sua
32- 9 Et irritabo cor populorum multorum
33-31 Et avaritiam suam sequitur cor eorum
36- 5 Cum gaudio, et toto corde et ex animo
-26 Et dabo vobis cor novum
Et auferam cor lapideum de carne vestra
Et dabo vobis cor carneum
38-10 Ascendent sermones super cor tuum
40- 4 Pone cor tuum in omnia quæ ostendam tibi
44- 5 Pone cor tuum, et vide oculis tuis
Et pones cor tuum in viis templi
- 7 Filios alienos incircumcisos corde
- 9 Omnis alienigena incircumcisus corde
Dan. 1- 8 Proposuit autem Daniel in corde suo
3-41 Et nunc sequimur te in toto corde
-87 Benedicite, sancti et humiles corde Domino
4-13 Cor ejus ab humano commutetur
Et cor feræ detur ei
5-20 Quando autem elevatum est cor ejus
-21 Sed et cor ejus cum bestiis positum est
-22 Tu quoque... Baltassar, non humiliasti cor tuum
6-14 Pro Daniele posuit cor ut liberaret eum
7- 4 Et cor hominis datum est ei
-28 Verbum autem in corde meo conservavi
8-25 Et cor suum magnificabit
10-12 Ex die primo quo posuisti cor tuum ad intelligendum
11-12 Et exaltabitur cor ejus
-25 Concitabitur fortitudo ejus et cor ejus
-27 Duorum quoque regum cor erit ut malefaciant
-28 Cor ejus adversum testamentum sanctum
13-35 Erat e. cor ejus fiduciam habens in Domino
-56 Et concupiscentia subvertit cor
Osee. 2-14 Et loquar ad cor ejus
4-11 Fornicatio et vinum et ebrietas auferunt cor
7- 2 Et ne forte dicant in cordibus suis
- 6 Applicuerunt quasi clibanum cor suum
-11 Quasi columba seducta non habens cor
-14 Non clamaverunt ad me in corde suo
10- 2 Divisum est cor eorum, nunc interibunt
11- 8 Conversum est in me cor meum
13- 6 Et levaverunt cor suum, et obliti sunt mei
Joel. 2-12 Convertimini ad me in toto corde vestro

Joel. 2-13 Scindite corda vestra et non vestimenta
Amos. 2-16 Robustus corde inter fortes nudus fugiet
Abdiæ. - 3 Superbia cordis tui extulit te
Qui dicis in corde tuo : Quis detrahet me
Jonæ. 2- 4 Projecisti me in profundum in corde maris
Nahum. 2- 7 Murmurantes in cordibus suis
Soph. 1-12 Visitabo super viros... qui dicunt in cordibus suis
2-15 Civitas gloriosa... quæ dicebat in corde suo
3-14 Et exulta in omni corde, filia Jerusalem
Aggæi. 1- 5 Ponite corda vestra super vias vestras
- 7 Ponite corda vestra super vias vestras
2-16 Et nunc ponite corda vestra a die hac et supra
-19 Ponite corda vestra ex die ista
Ponite super cor vestrum
Zach. 7-10 Malum vir fratri suo non cogitet in corde suo
-12 Et cor suum posuerunt ut adamantem
8-17 Unusquisque malum... ne cogitetis in cordibus
10- 7 Et lætabitur cor eorum quasi a vino
Et exultabit cor eorum in Domino
12- 5 Et dicent duces Juda in corde suo
Malac. 2- 2 Et si nolueritis ponere super cor
Quoniam non posuistis super cor
4- 6 Et convertet cor patrum ad filios
Et cor filiorum ad patres eorum
1 Mac. 1- 4 Et exaltatum est, et elevatum cor ejus
6-10 Concidi, et corrui corde præ sollicitudine
-11 Et dixi in corde meo
8-25 Prout tempus dictaverit, corde pleno
9- 7 Et confractus est corde
-14 Et convenerunt cum ipso omnes constantes corde
12-28 Et timuerunt et formidaverunt in corde suo
16-13 Et exaltatum est cor ejus
2 Mac. 1- 3 Et det vobis cor omnibus ut colatis eum
Corde magno et animo volenti
- 4 Adaperiat cor vestrum in lege sua
2- 3 Hortabatur ne legem amoverent a corde suo
3-17 Manifestus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatur
15-27 Sed Dominum cordibus orantes
Matth. 5- 8 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt
-28 Jam mœchatus est eam in corde suo
6-21 Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum
9- 4 Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris
11-29 Discite a me, quia mitis sum et humilis corde
12-34 Ex abundantia enim cordis os loquitur
-40 Sic erit Filius hominis in corde terræ
13-15 Incrassatum est enim cor populi hujus
Et corde intelligant et convertantur
-19 Et rapit quod seminatum est in corde ejus
15- 8 Cor autem eorum longe est a me
-18 De corde exeunt et ea coinquinant hominem
-19 De corde enim exeunt cogitationes malæ
18-35 Si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris
19- 8 Ad duritiam cordis vestri permisit vobis
22-37 Ex toto corde tuo, et in tota anima tua
24-48 Si a. dixerit malus servus ille in corde suo
Marc. 2- 6 Quidam de Scribis... cogitantes in cordibus
- 8 Quid ista cogitatis in cordibus vestris
3- 5 Contristatus super cæcitate cordis eorum
4-15 Verbum quod seminatum est in cordibus eorum
6-52 Erat enim cor eorum obcæcatum
7- 6 Cor autem eorum longe est a me
-19 Quia non intrat in cor ejus, sed in ventrem vadit
-21 De corde hominum malæ cogitationes procedunt
8-17 Adhuc cæcatum habetis cor vestrum
10- 5 Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis
11-23 Et non hæsitaverit in corde suo, sed crediderit
12-30 Ex toto corde tuo, et ex tota anima tua
-33 Et ut diligatur ex toto corde
16-14 Et exprobravit... duritiam cordis
Luc. 1-17 Ut convertat corda patrum in filios
-51 Dispersit superbos mente cordis sui
-66 Omnes qui audierant in corde suo
2-19 Conservabat omnia verba hæc conferens in corde suo
-35 Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes
-51 Conservabat omnia verba hæc in corde suo
3-15 Et cogitantibus omnibus in cordibus suis
4-18 Sanare contritos corde
5-22 Quid cogitatis in cordibus vestris
6-45 De bono thesauro cordis sui profert bonum
Ex abundantia enim cordis os loquitur
8-12 Et tollit verbum de corde eorum

Luc. 8-15 Hi sunt qui in corde bono et optimo
9-44 Ponite vos in cordibus vestris sermones istos
-47 Jesus videns cogitationes cordis illorum
10-27 Diliges Dominum... ex toto corde tuo
12-34 Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit
-45 Si dixerit servus ille in corde suo
16-15 Deus autem novit corda vestra
21-14 Ponite ergo in cordibus vestris
-34 Ne forte graventur corda vestra in crapula
24-25 O stulti, et tardi corde ad credendum
-32 Nonne cor nostrum ardens erat in nobis
-38 Quid... cogitationes ascendunt in corda vestra
Joan. 12-40 Et induravit cor eorum
Et non intelligant corde, et convertantur
13- 2 Cum diabolus jam misisset in cor
14- 1 Non turbetur cor vestrum
-27 Non turbetur cor vestrum
16- 6 Tristitia implevit cor vestrum
-22 Iterum a. videbo vos, et gaudebit cor vestr.
Act. 1-24 Tu, Domine, qui corda nosti omnium
2-26 Propter hoc lætatum est cor meum
-37 Compuncti sunt corde et dixerunt ad Petr.
-46 Cum exultatione et simplicitate cordis
4-32 Credentium erat cor unum et anima una
5- 3 Anania, cur tentavit Satanas cor tuum
- 4 Quare posuisti in corde tuo hanc rem ?
7-23 Ascendit in cor ejus ut visitaret fratres
-39 Et aversi sunt cordibus suis in Ægyptum
-51 Dura cervice et incircumcisis cordibus
-54 Audientes... dissecabantur cordibus suis
8-21 Cor enim tuum non est rectum coram Deo
-22 Si forte remittatur tibi hæc cogitatio cordis
-37 Si credis ex toto corde, licet
11-23 In proposito cordis permanere in Domino
13-22 David... virum secundum cor meum
14-16 Implens cibo et lætitia corda nostra
15- 8 Et qui novit corda Deus testimonium perhibuit
- 9 Fide purificans corda eorum
16-14 Cujus Dominus aperuit cor intendere
21-13 Quid facitis... affligentes cor meum
28-27 Incrassatum est enim cor populi hujus
Et corde intelligant et convertantur
Rom. 1-21 Et obscuratum est insipiens cor eorum
-24 Tradidit illos Deus in desideria cordis eor.
2- 5 Secundum autem duritiam tuam et impœnitens cor
-15 Opus legis scriptum in cordibus suis
-29 Circumcisio cordis in spiritu, non littera
5- 5 Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris
6-17 Obedistis autem ex corde in eam formam doctrinæ
8-27 Qui autem scrutatur corda
9- 2 Et continuus dolor cordi meo
10- 1 Fratres, voluntas quidem cordis mei
- 6 Sic dicit : Ne dixeris in corde tuo
- 8 Prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo
- 9 Et in corde tuo credideris
-10 Corde enim creditur ad justitiam
16-18 Per dulces sermones... seducunt corda innocentium
1 Cor. 2- 9 Nec in cor hominis ascendit
4- 5 Et manifestabit consilia cordium
7-37 Nam qui statuit in corde suo firmus
Et hoc judicavit in corde suo servare virg.
14-25 Occulta cordis ejus manifesta fiunt
2 Cor. 1-12 In simplicitate cordis et sinceritate Dei
-22 Et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris
2- 4 Ex multa tribulatione, et angustia cordis
3- 2 Epistola nostra... scripta in cordibus nostris
- 3 Sed in tabulis cordis carnalibus
-15 Velamen positum est super cor eorum
4- 6 Ipse illuxit in cordibus nostris
5-12 Qui in facie gloriantur et non in corde
6-11 O Corinthii, cor nostrum dilatatum est
7- 3 In cordibus nostris estis ad commoriendum
8-16 Eamdem sollicitudinem pro vobis in corde Titi
9- 7 Unusquisque prout destinavit in corde suo
Galat. 4- 6 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra
Ephes. 1-18 Illuminatos oculos cordis vestri
3-17 Christum habitare per fidem in cordibus vestris
4-18 Propter cæcitatem cordis ipsorum
5-19 Et psallentes in cordibus vestris Domino
6- 5 In simplicitate cordis vestri, sicut Christo,
-22 Et consoletur corda vestra
Philip. 1- 7 Eo quod habeam vos in corde
4- 7 Et pax Dei... custodiat corda vestra
Colos. 2- 2 Ut consolentur corda ipsorum
3-15 Et pax Christi exultet in cordibus vestris
-16 In gratia cantantes in cordibus vestris Deo
-22 In simplicitate cordis, timentes Deum

Colos. 4- 8 Ut... consoletur corda vestra
1 Thes. 2- 4 Placentes... Deo, qui probat corda nostra
-17 Desolati a vobis... aspectu, non corde
3-13 Ad confirmanda corda vestra sine querela
2 Thes. 2-16 Exhortetur corda vestra et confirmet
3- 5 Dominus autem dirigat corda vestra
1 Tim. 1- 5 Charitas de corde puro, et conscientia bona
2 Tim. 2-22 Cum iis qui invocant Dominum de corde
Hebr. 3- 8 Nolite obdurare corda vestra
-10 Et dixi : Semper errant corde
-12 Ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
-15 Nolite obdurare corda vestra
4- 7 Nolite obdurare corda vestra
-12 Discretor cogitationum et intentionum cordis
8-10 Et in corde eorum superscribam eas
10-16 Dando leges meas in cordibus eorum
-22 Accedamus cum vero corde
Aspersi corda a conscientia mala
13- 9 Optimum est enim gratia stabilire cor
Jacob. 1-26 Non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum
3-14 Quod si... contentiones sint in cordibus vestris
4- 8 Et purificate corda, duplices animo
5- 5 Et in luxuriis enutristis corda vestra
- 8 Et confirmate corda vestra
1 Petr. 1-22 Simplici ex corde invicem diligite attentius
3- 4 Sed qui absconditus est cordis homo
-15 Christum sanctificate in cordibus vestris
2 Petr. 1-19 Et Lucifer oriatur in cordibus vestris
2-14 Cor exercitatum avaritia habentes
1 Joan. 3-19 Et in conspectu ejus suadebimus corda nostra
-20 Si reprehenderit nos cor nostrum
Major est Deus corde nostro et novit omnia
-21 Si cor nostrum non reprehenderit nos
Apoc. 2-23 Quia ego sum scrutans renes et corda
17-17 Deus enim dedit in corda eorum
18- 7 Quia in corde suo dicit : Sedeo regina

CORAM.

Gen. 6- 8 Noë vero invenit gratiam coram Domino
-11 Corrupta est autem terra coram Deo
-13 Finis universæ carnis venit coram me
7- 1 Te enim vidi justum coram me
10- 9 Et erat robustus venator coram Domino
13- 9 Ecce universa terra coram te est
-13 Sodomitæ pessimi erant et peccatores coram Domino
17- 1 Ambula coram me, et esto perfectus
-18 Utinam Ismaël vivat coram te
18- 8 Tulit quoque... et posuit coram eis
-22 Abraham vero adhuc stabat coram Domino
19-13 Eo quod increverit clamor eorum coram Domino
-19 Quia invenit servus tuus gratiam coram te
20-15 Et ait : Terra coram vobis est
23- 9 Pecunia digna tradat eam mihi coram vobis
-12 Adoravit Abraham coram populo terræ
24- 7 Ipse mittet Angelum suum coram te
-51 En Rebecca coram te est, tolle eam
25-18 Coram cunctis fratribus suis obiit
27- 7 Et benedicam tibi coram Domino
30-33 Quando placiti tempus advenerit coram te
31-32 Necetur coram fratribus nostris
-35 Quod coram te assurgere nequeo
-37 Pone hic coram fratribus meis
33- 8 Ut invenirem gratiam coram domino meo
34-11 Inveniam gratiam coram vobis
39- 4 Invenitque Joseph gratiam coram dom. suo
40- 9 Narravit prior... Videbam coram me vitem
41-43 Ut omnes coram eo genu flecterent
43-15 Descenderuntque in Ægyptum, et steterunt coram Joseph
-33 Sederunt coram eo, primogenitus juxta primogenita
45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph multis coram astantibus
47- 2 Quinque viros constituit coram rege
- 7 Introduxit Joseph patrem... et statuit eum coram eo
-15 Quare morimur coram te deficiente pecunia
Exod. 3-21 Daboq. gratiam populo huic coram Ægyptiis
4-21 Vide ut omnia.. facias coram Pharaone
-30 Et fecit signa coram populo
5-21 Quoniam fœtere fecistis odorem nostrum coram Pharaone
6-12 Respondit Moyses coram Domino
-30 Et ait Moyses coram Domino
7- 9 Tolle virgam tuam et projice eam coram Pharaone
-10 Tulitque Aaron virgam coram Pharaone
-20 Percussit aquam fluminis coram Pharaone
8-20 Consurge diluculo et sta coram Pharaone

Exod. 8-26 Si mactaverimus ea quæ colunt Ægyptii coram eis
9- 8 Spargat illum Moyses in cœlum coram Pharaone
-10 Et steterunt coram Pharaone
-11 Nec poterant malefici stare coram Moyse
-13 Mane consurge et sta coram Pharaone
11- 3 Dabit autem Dominus gratiam populo suo coram Ægyptiis
Fuitque Moyses vir magnus... coram servis Pharaonis
-10 Fecerunt omnia ostenta quæ scripta sunt coram Pharaone
12-36 Dominus autem dedit gratiam populo coram Ægyptiis
13-22 Nunquam defuit columna... coram populo
15-26 Et quod rectum est coram eo feceris
16- 9 Accedite coram Domino; audivit e. murmur
-33 Sume vas... et repone coram Domino
17- 6 En ego stabo ibi coram te supra petram Horeb
Fecit Moyses ita coram senioribus Israël
18-12 Ut comederent panem cum eo coram Deo
19-11 Descendet Dominus coram omni plebe
20- 3 Non habebis deos alienos coram me
23-17 Ter in anno apparebit omne masculinum tuum coram Domino
-27 Inimicorum tuorum coram te terga vertam
27-21 Ut usque mane luceat coram Domino
28-12 Portabitque Aaron nomina eorum coram Domino
-29 Memoriale coram Domino in æternum
-30 Quando ingredietur coram Domino
29-10 Applicabis et vitulum coram tabernaculo
-24 Sanctificabis eos elevans coram Domino
-26 Sanctificabisq. illud elevatum coram Dom.
-42 Sacrificium est.. ad ostium.. coram Domino
30- 6 Coram propitiatorio quo tegitur testimonium
- 8 Uret thymiama sempiternum coram Dom.
-16 Ut sit monumentum eorum coram Domino
-36 Pones ex eo coram tabernaculo testimonii
32- 5 Aaron ædificavit altare coram eo
33-12 Novi te... et invenisti gratiam coram me
-17 Invenisti enim gratiam coram me
-19 Et vocabo in nomine Domini coram te
34- 6 Quo transeunte coram eo ait
40- 5 In quo adoletur incensum, coram arca testimonii
-21 Ordinatis coram propositionis panibus
Levit. 1- 5 Immolabitque vitulum coram Domino
-11 Immolabitque ad latus altaris... coram Domino
3- 1 Immaculata offeret coram Domino
- 7 Si agnum obtulerit coram Domino
4- 4 Adducet illum ad ostium... coram Domino
- 6 Asperget eo septies coram Domino
-15 Ponent seniores... coram Domino
-18 Ponet...in cornibus altaris, quod est coram Domino
-24 Ubi solet mactari holocaustum coram Dom.
6- 7 Qui rogabit pro eo coram Domino
-14 Quæ offerent filii Aaron coram Domino
8-26 Tollens autem de canistro azymorum quod erat coram Domino
-27 Postquam levaverunt ea coram Domino
-29 Tulitque pectusculum elevans illud coram Domino
9- 2 Et offer illos coram Domino
- 4 Et immolate eos coram Domino
-21 Elevans coram Domino sicut præceperat
10- 1 Offerentes coram Domino ignem alienum
- 2 Devoravit eos et mortui sunt coram Dom.
-15 Armum et pectus.. elevaverunt coram Domino
-19 Oblata est hodie victima... coram Domino
12- 7 Qui offert illa coram Domino et orabit
14-11 Cumq... statuerit eum et hæc omnia coram Domino
-16 Et asperget coram Domino septies
-19 Rogabitque pro eo coram Domino
-23 Offeretque ea die octavo... coram Domino
15-15 Rogabitque pro eo coram Domino
-30 Rogabitque pro eo coram Domino
16- 2 Quod est intra velum coram propitiatorio
- 7 Duos hircos stare faciet coram Domino
-10 Statuet eum vivum coram Domino
-18 Cum autem exierit ad altare quod coram Domino est
-30 Coram Domino mundabimini
19-14 Nec coram cæco pones offendiculum
-22 Orabitque pro eo sacerdos... coram Dom.
-32 Coram cano capite consurge et honora
22- 3 In quo est immunditia peribit coram Dom.
23-11 Qui elevabit fasciculum coram Domino

Levit. 23-20 Cumque elevaverit eos sacerdos... coram Domino
-40 Lætabimini coram Domino Deo vestro
24- 3 Ponetque eas Aaron a vespere usque ad mane coram Domino
- 6 Super mensam purissimam coram Domino statues
- 8 Mutabuntur coram Domino suscepti a filiis Israël
26- 7 Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis
-17 Corruetis coram hostibus vestris
27- 8 Si pauper fuerit... stabit coram sacerdote
Num. 3- 4 Functique sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar coram Aaron
- 7 Observent... coram tabernaculo testimonii
5-16 Offeret igitur eam sacerdos et statuet coram Domino
-25 Et elevabit illud coram Domino
6- 9 Sin autem mortuus fuerit subito quispiam coram eo
-16 Quæ offeret sacerdos coram Domino
7- 3 Munera coram Domino sex plaustra
8- 9 Applicabis Levitas coram tabernaculo fœderis
-10 Cumque Levitæ fuerint coram Domino
-22 Ut purificati ingrederentur.. coram Aaron, et filiis ejus
10- 9 Erit recordatio vestri coram Domino Deo
11-11 Quare non invenio gratiam coram te?
-20 Eo quod... fleveritis coram eo dicentes
14- 5 Ceciderunt proni in terram coram omni multitudine
-11 In omnibus signis quæ feci coram eis?
-42 Ne corruatis coram inimicis vestris
15-28 Quod inscia peccaverit coram Domino
16- 7 Ponite desuper thymiama coram Domino
- 9 Et staretis coram frequentia populi
-16 Tu et omnis congregatio tua state seorsum coram Domino
17- 4 Ponesque eas... coram testimonio, ubi loquar ad te
- 7 Quas cum posuisset Moyses coram Domino
18-19 Pactum salis est sempiternum coram Dom.
20- 3 Utinam periissemus inter fratres nostros coram Domino
- 8 Et loquimini ad petram coram eis
-12 Ut sanctificaretis me coram filiis Israël
-27 Ascenderunt in montem Hor coram omni multitudine
25- 6 Unus de filiis Israël intravit coram fratribus
26-61 Cum obtulissent ignem alienum coram Domino
27- 2 Steteruntq. coram Moyse et Eleazaro sacerd.
-14 Nec sanctificare me voluistis coram ea super aquas
-19 Qui stabit coram Eleazaro sacerdote
-22 Statuit eum coram Eleazaro sacerdote
31-54 In monimentum filiorum Israël coram Dom.
32- 5 Precamurq. si invenimus gratiam coram te
-20 Expediti pergite coram Domino ad pugnam
-22 Obtinebitis regiones quas vultis coram Dom.
-29 Omnes armati ad bellum coram Domino
-32 Ipsi armati pergemus coram Domino
36- 1 Locutiq. sunt Moysi coram principibus Isr.
Deut. 1-42 Ne cadatis coram inimicis vestris
-45 Cumque reversi ploraretis coram Domino
4- 6 Sapientia et intellectus coram populis
-10 A die in quo stetisti coram Do. Deo tuo in Horeb
-25 Patrantes malum coram Domino Deo vestro
-44 Ista est lex quam proposuit Moyses coram filiis Israël
6-19 Ut deleret omnes inimicos tuos coram te
-25 Si custodierimus et fecerimus omnia præcepta ejus coram Domino Deo nostro
7- 1 Cum.. et deleverit gentes multas coram te
9-25 Et jacui coram Domino quadraginta diebus
10- 8 Et staret coram eo in ministerio
12-12 Ibi epulabimini coram Domino Deo vestro
-18 Sed coram Domino Deo tuo comedes ea
14-26 Et comedes coram Domino Deo tuo
16-11 Et epulaberis coram Domino Deo tuo, tu
18- 7 Qui stabunt eo tempore coram Domino
22-17 Expandent vestimentum coram senioribus
24- 4 Et abominabilis facta est coram Domino
-13 Et habeas justitiam coram Domino Deo tuo
25- 2 Prosternent, et coram se facient verberari
- 9 Accedet mulier ad eum coram senioribus
26- 3 Profiteor hodie coram Domino Deo tuo
27- 7 Et epulaberis coram Domino Deo tuo
28-31 Bos tuus immoletur coram te
29- 2 Universa quæ fecit Dominus coram vobis
-10 Vos statis hodie cuncti coram Domino
31- 7 Et dixit ei coram omni Israël

Deut. 31-11 Leges verba legis hujus coram omni Israël
34-12 Quæ fecit Moyses coram universo Israël
Josue. 3- 7 Hodie incipiam exaltare te coram omni Israël
4-14 Magnificavit Dom. Josuë coram omni Israël
5- 1 Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis coram filiis Israël
6-26 Maledictus vir coram Dom. qui suscitaverit
7- 6 Pronus cecidit in terram coram arca Domini
-13 Non poteris stare coram hostibus tuis
8-32 Quod ille digesserat coram filiis Israël
-35 Universa replicavit coram omni multitudine
10-12 Dixitque coram eis : Sol contra Gabaon...
18- 8 Ut hic coram Dom. in Silo mittam vobis sortem
-10 Qui misit sortes coram Domino in Silo
19-51 Coram Domino, ad ostium tabernaculi
Judic. 4-23 Humiliavit... Jabin regem Chanaan coram filiis Israël
6-17 Si inveni, inquit, gratiam coram te
8-28 Humiliatus est a. Madian coram filiis Israël
11-11 Locutusque est Jephte... coram Domino in Maspha
20-23 Et flerent coram Domino usque ad noctem:
-26 Et sedentes flebant coram Domino
Ruth. 4- 4 Et tibi dicere coram cunctis sedentibus
1 Reg. 1-12 Cum illa multiplicaret preces coram Dom.
-19 Surrexerunt mane et adoraverunt coram D.
-26 Ego sum illa mulier quæ steti coram te
2-17 Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino
-28 Ut... et portaret ephod coram me
-35 Et ambulabit coram Christo meo
3- 1 Samuël ministrabat Domino coram Heli
4- 3 Quare percussit nos Dominus hodie coram Philisthiim ?
-17 Fugit, inquit, Israël coram Philisthiim
5- 4 Super faciem suam in terra coram arca Domini
10-19 Nunc ergo state coram Domino per tribus
-25 Scripsit in libro , et reposuit coram Domino
11-15 Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino in Galgala, et immolaverunt ibi victimas pacificas coram Domino
12- 2 Itaque conversatus coram vobis ab adolescentia
- 3 Loquimini de me coram Domino , et coram Christo ejus
- 7 Contendam adversum vos coram Domino
15-30 Sed nunc honora me coram senioribus populi mei et coram Israël, et revertere mecum
-33 Concidit eum Samuël coram Domino
16- 6 Num coram Domino est Christus ejus ?
- 8 Et adduxit eum coram Samuële
-10 Adduxit itaque Isaï septem filios suos coram Samuële
-16 Et servi tui, qui coram te sunt , quærent
-21 Et venit David ad Saül, et stetit coram eo
17-57 Tulit eum Abner,et introduxit coram Saüle
19-24 Et prophetavit cum cæteris coram Samuële
20- 1 Veniensque locutus est coram Jonatha
21-13 Et immutavit os suum coram eis
23-18 Percussit ergo uterque fœdus coram Dom.
25-23 Et procidit coram David super faciem suam
26-20 Et nunc non effundatur sanguis meus in terram coram Domino
28-22 Et ponam coram te buccellam panis
2 Reg. 2-14 Surgant pueri, et ludant coram nobis
3-34 Sicut solent cadere coram filiis iniquitatis
5- 3 Et percussit...fœdus in Hebron coram Dom.
-20 Divisit Dominus inimicos meos coram me
6- 5 Ludebant coram Domino in omnibus lignis
-16 Subsilientem atque saltantem coram Domino
-17 Holocausta et pacifica coram Domino
7-18 David , et sedit coram Domino, et dixit
-26 Et domus... erit stabilita coram Domino
-29 Ut sit in sempiternum coram te
10-15 Syri quoniam corruissent coram Israël
-19 Expaverunt et fugerunt... coram Israël
11-13 Ut comederet coram se, et biberet
-27 Hoc quod fecerat David coram Domino
13- 9 Quod coxerat effudit et posuit coram eo
14- 4 Cecidit coram eo super terram, et adoravit
-33 Et adoravit super faciem terræ coram eo
15-26 Præsto sum, faciat quod bonum est coram se
16- 4 Oro ut inveniam gratiam coram te, domine
-22 Ad concubinas patris sui coram universo Israël
18-14 Sed aggrediar eum coram te
-28 Adorans regem coram eo pronus in terram
19- 8 Venitque universa multitudo coram rege
-13 Si non magister militiæ fueris coram me
-18 Semei a. filius Gera prostratus coram rege
21- 9 Crucifixerunt eos in monte coram Domino
3 Reg. 1- 2 Et stet coram rege, et foveat eum

3 Reg. 1-25 Illisque vescentibus et bibentibus coram eo
-28 Quæ cum fuisset ingressa coram rege
-32 Qui cum ingressi fuissent coram rege
2- 4 Si... et ambulaverint coram me in veritate
-26 Portasti arcam Domini Dei coram David
-45 Et thronus David erit stabilis coram Dom.
3-10 Placuit ergo sermo coram Domino
-15 Stetit coram arca fœderis Domini
-16 Venerunt..ad regem,steteruntque coram eo
-22 In hunc modum contendebant coram rege
-24 Cumque attulissent gladium coram rege
8-23 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-25 Non auferetur de te vir coram me
Ut ambulent coram me sicut tu ambulasti
-28 Quam servus tuus orat coram te hodie
-31 Juramentum coram altari tuo in domum tuam
-50 Et dabis misericordiam coram eis
-59 Quibus deprecatus sum coram Domino
-62 Immolabant victimas coram Domino
-64 Altare æneum, quod erat coram Domino
-65 Coram Domino Deo nostro septem diebus
9- 3 Quam deprecatus es coram me
- 4 Tu quoque si ambulaveris coram me
-25 Et adolebat thymiama coram Domino
10- 8 Et beati servi tui, qui stant coram te semper
11- 6 Quod non placuerat coram Domino
-19 Et invenit Adad gratiam coram Pharaone
-33 Ut faceret justitiam coram me
-36 Cunctis diebus coram me in Jerusalem
-38 Si... et feceris quod rectum est coram me
12- 6 Qui assistebant coram Salomone patre ejus
14-22 Et fecit Judas malum coram Domino
15-34 Et fecit malum coram Domino
16- 7 Omne malum quod fecerat coram Domino
-19 Quæ peccaverat faciens malum coram Domino
19-11 Egredere, et sta in monte coram Domino
21-13 Contra eum testimonium coram multitudine
-29 Nonne vidisti humiliatum Achab coram me
22-21 Et stetit coram Domino
4 Reg. 3- 2 Et fecit malum coram Domino
-24 Percussit Moab : at illi fugerunt coram eis
4-12 Cum vocasset eam, et illa stetisset coram eo
-38 Et filii Prophetarum habitabant coram eo
-44 Posuit itaque coram eis : qui comederunt
5-15 Venit, et stetit coram eo, et ait
-23 Qui et portaverunt coram eo
-25 Ipse a. ingressus , stetit coram domino suo
6- 1 Ecce locus, in quo habitamus coram te
-22 Sed pone panem et aquam coram eis
8- 9 Cumque stetisset coram eo, ait
-27 Et fecit quod malum est coram Domino
10- 4 Duo reges non potuerunt stare coram eo
11-18 Sacerdotem Baal occiderunt coram altari
12- 2 Fecitque Joas rectum coram Domino
13- 2 Et fecit malum coram Domino
-14 Et flebat coram eo, dicebatque : Pater mi
14- 3 Et fecit rectum coram Domino
-12 Percussusque est Juda coram Israël
-24 Et fecit quod malum est coram Domino
15- 3 Fecitque quod erat placitum coram Dom.
- 9 Et fecit quod malum est coram Domino
-18 Fecitque quod erat malum coram Domino
-24 Et fecit quod erat malum coram Domino
-28 Et fecit quod erat malum coram Domino
-34 Fecitque quod erat placitum coram Domino
16- 3 Quæ dissipavit Dominus coram filiis Israël
-14 Altare æreum quod erat coram Domino
17- 2 Fecitque malum coram Domino
-17 Ut facerent malum coram Domino
18- 3 Fecitque quod erat bonum coram Domino
19-14 Et expandit eas coram Domino
20- 3 Quomodo ambulaverim coram te in veritate
Et quod placitum est coram te, fecerim
21- 6 Ut faceret malum coram Domino
-15 Eo quod fecerint malum coram me
22- 2 Fecitque quod placitum erat coram Dom.
-10 Quem cum legisset Saphan coram rege
-19 Et humiliatus es coram Domino
Et flevisti coram me, et ego audivi
23- 3 Et fœdus percussit coram Domino
-32 Et fecit malum coram Domino
-37 Et fecit malum coram Domino
24- 3 Ut auferret eum coram se, propter peccata
- 9 Et fecit malum coram Domino
-19 Et fecit malum coram Domino
25- 7 Filios autem Sedeciæ occidit coram eo
-19 Viros de his qui steterant coram rege
1 Par. 2- 3 Her primogenitus Juda malus coram Dom.
5-25 Quos abstulit Deus coram eis
6-32 Ministrabant coram tabernaculo testimonii
9-20 Phinees... erat dux eorum coram Domino
11- 3 Et iniit David cum eis fœdus coram Dom.
13- 8 Ludebant coram Deo omni virtute

1 Par. 13-10 Et mortuus est ibi coram Domino
15-24 Clangebant tubis coram arca Dei
16- 1 ..Obtulerunt... pacifica coram Deo
- 4 Constituitque coram arca Domini de Levitis
- 6 Jugiter coram arca fœderis Domini
-27 Confessio et magnificentia coram eo
-33 Tunc laudabunt ligna saltus coram Domino
-37 Reliquit itaque ibi coram arca fœderis...
-39 Coram tabernaculo Domini in excelso
17- 8 Et interfeci omnes inimicos tuos coram te
-16 Cumque... et sedisset coram Domino, dixit
-24 Domus David servi ejus permanens coram eo
-25 Invenit... fiduciam, ut oret coram te
-27 Ut sit semper coram te
19-16 Videns a. Syrus quod cecidisset coram Israël
22- 8 Tanto effuso sanguine coram me
-18 Et subjecta sit terra coram Domino, et coram populo ejus
23-31 Uniuscujusque rei, jugiter coram Domino
24- 6 Coram rege et principibus, et Sadoc sacerd.
-31 Coram David rege et Sadoc
28- 8 Nunc ergo coram universo cœtu Israël
29-10 Benedixit Domino coram universa multitudine
-15 Peregrini enim sumus coram te
-22 Et comederunt et biberunt coram Domino
2 Par. 1- 5 Altare... ibi erat coram tabernaculo Domini
- 6 Ascenditque Salomon... coram tabernaculo fœderis
-10 Ut ingrediar et egrediar coram populo tuo
-13 Venit ergo Salomon... coram tabernaculo fœderis
2- 4 Ut consecrem eam ad adolendum incensum coram illo
- 6 Ut adoleatur incensum coram illo
6-12 Stetit ergo coram altari Domini
-14 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-16 Non deficiet ex te vir coram me
Sicut et tu ambulasti coram me
-19 Audias preces quas fundit famulus tuus coram te
-22 Maledicto constrinxerit coram altari in domo ista
7- 4 Immolabant victimas coram Domino
-17 Tu quoque si ambulaveris coram me
8-14 Et ministrarent coram sacerdotibus
9- 7 Beati... qui assistunt coram te omni tempore
10- 6 Iniit consilium cum senibus qui steterant coram patre
11-16 Ad immolandum... coram Domino Deo patrum
14-12 Exterruit itaque Dominus Æthiopes coram Asa et Juda
18- 9 Omnesq. prophetæ vaticinabantur coram eis
-20 Processit spiritus et stetit coram Domino
19-11 Habetisq. magistros Levitas coram vobis
20- 7 Nonne... interfecisti omnes... coram populo tuo Israël
- 9 Stabimus coram domo hac in conspectu tuo
-13 Omnis vero Juda stabat coram Domino
-18 Ceciderunt proni in terram, coram Domino
-32 Faciens quæ placita erant coram Domino
23-10 Constituitque om. populum... coram altari, et templo
24- 2 Fecitque quod bonum est coram Domino
-11 Cumque tempus esset ut deferrent arcam coram rege
-14 Detulerunt coram rege et Joïada reliquam partem
25-22 Corruitque Juda coram Israël et fugit
26-19 Orta est lepra in fronte ejus, coram sacerdotibus
27- 2 Fecitque quod rectum erat coram Domino
- 6 Quod direxisset vias suas coram Domino
28-14 Dimiseruntque viri... prædam... coram principibus
29-11 Vos elegit Dominus ut stetis coram eo
-19 Ecce exposita sunt omnia coram altare Domini
-23 Applicuerunt hircos pro peccato coram rege
-24 Asperserunt sanguinem eorum coram altare
30- 9 Filii habebunt misericordiam coram dominis
31-20 Operatusque est bonum et rectum et verum, coram Domino
32-12 Coram altari uno adorabitis
-23 Exaltatus est post hæc coram cunctis gentibus
33- 2 Fecit autem malum coram Domino
Quas subvertit Dominus coram filiis Israël
- 6 Multaque mala operatus est coram Domino
-12 Egit pœnitentiam valde coram Deo
34- 4 Destruxeruntque coram eo aras Baalim
-24 In libro hoc, quem legerunt coram rege Juda
-27 Flevisti coram me ; ego quoque exaudivi

2 *Par.* 34-31 Percussit fœdus coram Domino
36- 5 Fecitque malum coram Domino Deo suo
1 *Esdr.* 4-18 Accusatio... manifeste lecta est coram me
-23 Exemplum edicti... lectum est coram Reum Beelteem
7-28 Inclinavit misericordiam suam coram rege et consiliatoribus ejus
8-21 Ut affligeremur coram Domino Deo nostro
-29 Donec appendatis coram principibus sacerdotum
9- 9 Inclinavit super nos misericordiam coram rege
-15 Ecce coram te sumus in delicto nostro
Non enim stari potest coram te super hoc
2 *Esdr.* 1- 6 Ut audias orationem quam ego oro coram te hodie
4- 2 Et dixit coram fratribus suis
- 5 Peccatum eorum coram facie tua non deleatur
6-19 Sed et laudabant eum coram me
8- 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem coram multitudine
- 5 Aperuit Esdras librum coram omni populo
9- 8 Et invenisti cor ejus fidele coram te
-24 Humiliasti coram eis habitatores terræ
Tobiæ. 3- 5 Non ambulavimus sinceriter coram te
4-12 Fiducia magna erit coram summo Deo
12- 6 Coram omnibus viventibus confitemini ei
13- 8 Facite justitiam coram Deo
Judith. 5-25 Si vero non est offensio populi hujus coram Deo suo
7-10 Et placuerunt verba hæc coram Holoferne et coram satellitibus ejus.
11-18 Placuerunt autem omnia verba hæc coram Holoferne et coram pueris ejus
12-17 Quoniam invenisti gratiam coram me
-19 Manducavit et bibit coram ipso
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium... præfectis provinciarum coram se
-11 Introducerent reginam Vasthi coram rege
2-17 Habuitq. gratiam et misericordiam coram eo
-23 Mandatumque est historiis, et annalibus traditum coram rege
3- 7 Quæ hebraïce dicitur Phur, coram Aman
10-11 Coram Deo universis gentibus
12- 6 Aman... erat gloriosissimus coram rege
Job. 1- 6 Cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino
2- 1 Et starent coram Domino
4-16 Stetit quidam... imago coram oculis meis
15- 4 Evacuasti timorem et tulisti preces coram Deo
17- 6 Et exemplum sum coram eis
18- 3 Quare... et sorduimus coram vobis?
21- 8 Semen eorum permanet coram eis
-31 Quis arguet coram eo viam ejus?
23- 4 Ponam coram eo judicium et os meum replebo
26- 6 Nudus est infernus coram illo
32- 2 Eo quod justum se esse diceret coram Deo
35-14 Judicare coram illo, et expecta eum
42- 7 Quoniam non estis locuti coram me rectum
Psal. 33- 1 Cum immutavit vultum suum coram Achimelech, et dimisit eum et abiit
50- 6 Tibi soli peccavi et malum coram te feci
55-13 Ut placeam coram Deo in lumine viventium
61- 9 Effundite coram illo corda vestra
68-23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum
71- 9 Coram illo procident Æthiopes
-14 Honorabile nomen eorum coram illo
77-12 Coram patribus eorum fecit mirabilia
78-10 Innotescat in nationibus coram oculis nostris
79- 3 Coram Ephraïm, Benjamin et Manasse
85- 9 Venient et adorabunt coram te, Domine
87- 2 In die clamavi, et nocte coram te
115-14 Vota mea Domino reddam coram omni populo ejus
Prov. 3- 4 Invenies... disciplinam bonam coram Deo
4- 3 Tenellus et unigenitus coram matre mea
8-30 Ludens coram eo omni tempore
15-11 Infernus, et perditio coram Domino
22-29 Coram regibus stabit nec erit ante ignobiles
25- 6 Ne gloriosus appareas coram rege
- 7 Quam ut humilieris coram principe
-26 Justus cadens coram impio
Eccle. 5- 1 Neque cor tuum sit velox ad proferendum sermonem coram Deo
- 5 Neque dicas coram angelo : Non est providentia
Cant. 8-10 Ex quo facta sum coram eo quasi pacem reperiens
-12 Vinea mea coram me est
Sap. 3- 4 Etsi coram hominibus tormenta passi sunt
Eccli. 3-20 Et coram Deo invenies gratiam
Eccli. 8-21 Coram extraneo ne facias consilium
10- 7 Odibilis coram Deo est et hominibus superbia
11-28 Facile est coram Deo in die obitus retribuere
17-13 Viæ illorum coram ipso sunt semper
24-14 In habitatione sancta coram ipso ministravi
25- 1 Quæ sunt probata coram Deo et hominibus
30- 5 Nec confusus est coram inimicis
39-24 Opera omnis carnis coram illo
45- 3 Glorificavit illum... et jussit illi coram populo suo
- 6 Et dedit illi coram præcepta et legem
50-15 Oblatio autem Domini... coram omni synagoga Israël
-18 Auditam fecerunt vocem magnam in memoriam coram Deo
Isai. 1- 7 Regionem vestram coram vobis alieni devorant
5-21 Et coram vobismetipsis prudentes
8- 4 Et spolia Samariæ coram rege Assyriorum
9- 3 Lætabuntur coram te sicut qui lætantur
17-13 Rapietur... sicut turbo coram tempestate
23-18 Quia his qui habitaverint coram Domino erit negotiatio ejus
36- 7 Coram altari isto adorabitis?
37-14 Expandit eos Ezechias coram Domino
38- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim coram te in veritate
40-10 Merces ejus cum eo et opus illius coram illo
-17 Om. gentes, quasi non sint, sic sunt coram eo
42-16 Ponam tenebras coram eis in lucem
45- 1 Aperiam coram eo januas et portæ non claudentur
49-16 Muri tui coram oculis meis semper
53- 2 Et ascendet sicut virgultum coram eo
- 7 Quasi agnus coram tondente se obmutescet
55-12 Montes et colles cantabunt coram vobis
59-12 Multiplicatæ sunt enim iniquitates nostræ coram te
61-11 Deus germinabit justitiam et laudem coram universis gentibus
62-11 Merces ejus cum eo, et opus ejus coram illo
65- 6 Ecce scriptum est coram me : Non tacebo
66-22 Quæ ego facio stare coram me
-23 Veniet omnis caro ut adoret coram facie mea
Jerem. 2-22 Maculata es in iniquitate tua coram me
6- 7 Coram me semper infirmitas et plaga
7-10 Venistis et stetistis coram me in domo hac
15- 1 Si steterit Moyses, et Samuël coram me
18-17 Sicut ventus urens dispergam eos coram inimico
21- 8 Ecce ego do coram vobis viam vitæ
28- 1 Coram sacerdotibus et omni populo
30-20 Cœtus ejus coram me permanebit
31-36 Si defecerint leges istæ coram me
Ut non sit gens coram me cunctis diebus
32-13 Et præcepi Baruch coram eis dicens
33-24 Eo quod non sit ultra gens coram eis
35- 5 Et posui coram filiis domus Rechabitarum scyphos
36-22 Posita erat arula coram eo plena prunis
38-26 Prostravi ego preces meas coram rege
44-10 In præceptis meis quæ dedi coram vobis
Et coram patribus vestris
49-37 Pavere faciam Ælam coram inimicis suis
52-12 Qui stabat coram rege Babylonis in Jerusal.
-33 Et comedebat panem coram eo semper
Thren. 1-22 Ingrediatur omne malum eorum coram te
Baruc. 2-28 Præcepisti ei scribere legem tuam coram filiis Israël
Ezech. 1-12 Unumquodque eorum coram facie sua ambulabat
2- 9 Et expandit illum coram me
3-20 Ponam offendiculum coram eo
4- 1 Sume tibi laterem, et pones eum coram te
8- 1 Et senes Juda sedebant coram me
10-19 Exaltata sunt a terra coram me
12- 3 Et transmigrabis per diem coram eis
- 4 Tu autem egredieris vespere coram eis
14- 1 Venerunt ad me viri.. et sederunt coram me
16-18 Thymiama meum posuisti coram eis
-50 Fecerunt abominationes coram me
20- 1 Venerunt viri... et sederunt coram me
- 9 Ut non violaretur coram gentibus,
-14 Feci propter nomen meum ne violaretur coram gentibus,
-22 Feci propter nomen meum ut non violaretur coram gentibus
21- 6 In amaritudinibus ingemisce coram eis
23-24 Dabo coram eis judicium et judicabunt te
28- 9 Deus ego sum, coram interficientibus te
-25 Sanctificabor in eis coram gentibus
30-24 Gement, gemitibus interfecti coram facie ejus
33-31 Et sedent coram te populus meus
Ezech. 36-17 Menstruatæ facta est via eorum coram me.
-23 Cum sanctificatus fuero in vobis coram eis
41-22 Locutus est ad me : Hæc est mensa coram Domino
44- 3 Ut comedat panem coram Domino
46- 3 Adorabit populus.... in calendis coram Domino
Dan. 2- 2 Qui, cum venissent, steterunt coram rege
-10 Respondentes ergo Chaldæi coram rege
-27 Et respondens Daniel coram rege ait :
-36 Interpretationem quoque ejus dicemus coram te, rex
3-38 Non est... locus primitiarum coram te
4- 5 Et somnium coram ipso locutus sum
5-13 Igitur introductus est Daniel coram rege
-17 Ad quæ respondens Daniel, ait coram rege
-23 Vasa domus ejus allata sunt coram te
6-10 Adorabat confitebaturque coram Deo suo
-13 Tunc respondentes dixerunt coram rege
-18 Cibique non sunt allati coram eo
-22 Quia coram eo justitia inventa est in me
Sed et coram te, rex, delictum non feci
13-29 Dixerunt coram populo : Mittite ad Susannam
14-13 Cribravit per totum templum coram rege
-41 Et devorati sunt in momento coram eo
Osee. 7- 2 Adinventiones suæ coram facie mea factæ sunt
Joel. 1-16 Numquid non coram oculis vestris alimenta perierunt
2- 3 Quasi hortus voluptatis terra coram eo
Amos. 9- 4 Si abierint in captivitatem coram inimicis
Jonæ. 1- 2 Quia ascendit malitia ejus coram me
Mich. 2-13 Et transibit rex eorum coram eis
Nahum. 2- 1 Ascendit qui dispergat coram te
Soph. 3-20 Cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris
Zach. 3- 1 Ostendit mihi Dom.. stantem coram Angelo
- 4 Et ait ad eos qui stabant coram se, dicens
- 8 Tu et amici tui qui habitant coram te
- 9 Quia ecce lapis, quem dedi coram Jesu
4- 7 Quis tu, mons magne, coram Zorobabel?
6- 5 Ut stent coram Dominatore omnis terræ
14-20 Erunt lebetes... quasi phialæ coram altari
Malac. 3-14 Quia ambulavimus tristes coram Domino
-16 Scriptus est liber monumenti coram eo
Matth. 5-16 Sic luceat lux vestra coram hominibus
6- 1 Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus
10-32 Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus
Confitebor et ego eum coram Patre meo
-33 Qui autem negaverit me coram hominibus
Negabo et ego eum coram Patre meo
26-70 At ille negavit coram omnibus dicens
27-24 Lavit manus coram populo dicens
Marc. 2-12 Sublato grabato, abiit coram omnibus
9- 1 Et transfiguratus est coram ipsis
Luc. 1-15 Erit enim magnus coram Domino
-75 In sanctitate et justitia coram ipso
4- 7 Si adoraveris coram me, erunt tua omnia
5-25 Et confestim consurgens coram illis tulit lectum
8-47 Indicavit coram omni populo
12- 6 Unus ex illis non est in oblivione coram Deo
- 8 Quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur illum coram Angelis Dei
- 9 Qui autem negaverit me coram hominibus, negabitur coram Angelis Dei
13-26 Manducavimus coram te et bibimus
14-10 Erit tibi gloria coram simul discumbentibus
15-10 Gaudium erit coram Angelis Dei super uno peccatore
-18 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
-21 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
16-15 Vos estis qui justificatis vos coram hominibus
20-26 Non potuerunt verbum ejus reprehendere coram plebe
23-14 Et ecce ego coram vobis interrogans
24-19 Potens in opere et sermone coram Deo
-43 Cum manducasset coram eis, sumens reliquias
Joan. 12-37 Cum autem tanta signa fecisset coram eis
Act. 4-10 In hoc iste astat coram vobis sanus
6- 5 Et placuit sermo coram omni multitudine
8-21 Cor enim tuum non est rectum coram Deo
-32 Et sicut agnus coram tondente se sine voce
9-15 Ut portet nomen meum coram gentibus
19- 9 Maledicentes viam Domini coram multitud.
-19 Contulerunt libros et combusserunt coram omnibus
Rom. 3-20 Non justificabitur omnis caro coram illo
12-17 Providentes bona non tantum coram Deo

Rom. 12-17 Sed etiam coram omnibus hominibus
14-22 Penes temetipsum habe coram Deo
2 Cor. 2-17 Coram Deo, in Christo loquimur
4- 2 Commendantes nosmetipsos... coram Deo
7-13 Coram Deo: ideo consolati sumus
8-21 Providemus enim bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus
12-19 Coram Deo in Christo loquimur
Galat. 1-20 Ecce coram Deo, quia non mentior
2-14 Dixi Cephæ coram omnibus: Si tu, cum Judæus sis
Colos. 1-22 Immaculatos et irreprehensibiles coram ipso
1 Tim. 2- 3 Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore
5- 4 Hoc enim acceptum est coram Deo
-20 Peccantes coram omnibus argue
-21 Testor coram Deo et Christo Jesu
6-12 Et confessus bonam confessionem coram multis testibus
-13 Præcipio tibi coram Deo qui vivificat omnia
2 Tim. 2-14 Hæc commone, testificans coram Domino
4- 1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo
Hebr. 13-21 Faciens in vobis quod placeat coram se
1 Joan. 3-22 Et ea quæ sunt placita coram eo, facimus
Apoc. 2-14 Qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israel
3- 2 Non en. invenio opera tua plena coram Deo
- 5 Et confitebor nomen ejus coram Patre meo, et coram Angelis ejus
- 8 Ecce dedi coram te ostium apertum
5- 8 Seniores ceciderunt coram agno
8- 4 Ascendit fumus... de manu Angeli coram Deo
19-20 Fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos

CORBAN.

Marc. 7-11 Si dixerit homo patri aut matri Corban

CORBONA.

Matth. 27- 6 Non licet eos mittere in corbonam

CORDATI.

Job. 34-10 Ideo, viri cordati, audite me

CORE I.

Filius tertius Esaü et Oolibama filiæ Anæ filiæ Sebeon Hevæi. Natus est Core iste in terra Chanaan. Thronum et imperium habuit Idumææ post Cenez, et ipse successorem habuit principem Gathan.

Gen. 36- 5 Oolibama genuit Jehus, et Ihelon, et Core
-14 Filii Oolibama... Jehus, et Ihelon, et Core
-18 Hi a. filii Oolibama uxoris Esaü... dux Core
1 Par. 1-35 Filii Esaü: Eliphaz... Ihelon et Core

CORE II.

Filius quintus Eliphaz, filii primogeniti Esaü; princeps sive dux unius familiæ Esaü.

Gen. 36-16 Dux Core, dux Gathan, dux Amalech

CORE III.

Anno mundi 2547, ante J. Ch. 1507. Filius primogenitus Isaar e familia Levi. Core fuit consobrinus Moysis et Aaronis; erant enim duorum fratrum filii, Amram et Isaar. Core iste filius Isaar, Dathan atque Abiron filii Eliab, Hon quoque filius Pheleth, de filiis Ruben surrexerunt contra Moysen, et cum eis ducenti quinquaginta viri proceres synagogæ. Moyses autem, jubente Domino, surrexit et dixit ad turbam: Recedite a tabernaculis hominum istorum impiorum, qui non vocati a Deo ambiunt principatum, et invident Aaronis sacerdotio, recedite, ne involvamini in ruina et in peccatis eorum. Recesserunt filii Israel et statim aperiens terra os suum, et voragine facta, viventes deglutivit Core, Dathan, Abiron et Hon, et involvit Deus eadem pœna uxores eorum, filios, reliquosque familiares peccati participes, rebellibus consentientes et illorum conatus probantes, et ignis egressus a Domino interfecit ducentos quinquaginta viros qui offerebant incensum non gratum Deo. Filii vero solius Core pereuntis servati sunt divino miraculo, quia patris peccato non consenserunt.

Exod. 6-21 Filii quoque Isaar: Core, et Nepheg, et Zechri
-24 Filii quoque Core: Aser, et Elcana
Num. 16- 1 Ecce autem Core filius Isaar, filii Caath, filii Levi
- 5 Locutusq. ad Core et ad omnem multitud.
- 6 Tu, Core, et omne concilium tuum
- 8 Dixitq. rursum ad Core: Audite, filii Levi
-16 Dixitq. ad Core: Tu, et omnis congregatio
Num. 16-24 Præcipe... ut separetur a tabernaculis Core
-40 Ne patiatur sicut passus est Core
-49 Absque his qui perierant in seditione Core
26- 9 Qui surrexerunt contra Moysen et Aaron in seditione Core
-10 Et aperiens terra os suum devoravit Core
-11 Ut, Core pereunte, filii illius non perirent
-58 Familia Musi, familia Core
27- 3 Quæ concitata est contra Dominum sub Core
1 Par. 6-22 Filii Caath, Aminadab... Core filius ejus
9-19 Filius Core, filii Abiasaph, filii Core
26- 1 De Coritis Meselemia, filius Core
-19 Hæ sunt divisiones janitorum, filiorum Core et Merari
2 Par. 20-19 Porro Levitæ de filiis Caath et de filiis Core
Psal. 41- 1 In finem, intellectus filiis Core
43- 1 In finem, filiis Core, ad intellectum
44- 1 Filiis Core, ad intellectum, canticum
45- 1 In finem, filiis Core, pro arcanis, Psalmus
46- 1 In finem, pro filiis Core, Psalmus
47- 1 Psalmus cantici, filiis Core, secunda sabbati
48- 1 In finem, filiis Core, Psalmus
83- 1 In finem, pro torcularibus, filiis Core
84- 1 In finem, filiis Core, Psalmus
86- 1 Filiis Core, Psalmus cantici
87- 1 Canticum Psalmi, filiis Core, in finem
Eccli. 45-22 Et congregatio Core in iracundia
Judæ. -11 Et in contradictione Core perierunt

CORE IV.

Levites, filius Abiasaph, filii Core veteris, et pater Sellum, qui cum suis fratribus erat constitutus super opera ministerii, custos vestibulorum tabernaculi, in diebus David.

1 Par. 6-37 Asir filii Abiasaph, filii Core
9-19 Sellum vero filius Core, filii Abiasaph, filii Core

CORE V.

Filius primogenitus Hebron.

1 Par. 2-43 Porro filii Hebron, Core et Taphua

CORE VI.

Anno mundi 3309, Romæ 9, ante J. Ch. 745, Filius Jemna Levites, et janitor Orientalis portæ, præpositus iis quæ sponte offerebantur Domino, primitiisque et consecratis in Sancta sanctorum, in diebus Ezechiæ.

2 Par. 31-14 Core vero filius Jemna Levites et janitor

CORIANDRUM.

Exod. 16-31 Quod erat quasi semen coriandri album
Num. 11- 7 Erat autem Man quasi semen coriandri

CORIARIUS.

Act. 9-43 Apud Simonem quemdam coriarium
10- 6 Hic hospitatur apud Simonem quemdam coriarium
-32 Hic hospitatur in domo Simonis coriarii

CORINTHUS.

Urbs Achaïæ metropolis celeberrima tam apud græcos quam apud latinos scriptores. Sanctus Paulus Corinthum ab Athenis veniens, invenit Aquilam et Priscillam uxorem ejus, et per annum et menses sex apud eos mansit, per quod tempus multi Corinthiorum Jesu Christo crediderunt et baptizati sunt.

Act. 18- 1 Egressus ab Athenis, venit Corinthum
19- 1 Factum est aut. cum Apollo esset Corinthi
1 Cor. 1- 2 Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi
2 Cor. 1- 1 Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi
-23 Parcens vobis, non veni ultra Corinthum
2 Tim. 4-20 Erastus remansit Corinthi

CORINTHII. *Vide supra.*

Act. 18- 8 Et multi Corinthiorum audientes credebant
2 Cor. 6-11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii

CORITÆ.

Posteri Core, filii Isaar. Dati sunt tempore David undecim Psalmi filiis Core decantandi vel ad modos musicos concinnandi: erant enim filii Core cantores, quorum spiritus hoc habuisse peculiare referunt Hebræi et sanctus Hieronymus, ut lætis rebus canendis exercerentur. Insuper et Coritæ multi erant super opera ministerii constituti, custodes vestibulorum tabernaculi.

Exod. 6-24 Hæ sunt cognationes Coritarum
1 Par. 9-19 Hi sunt Coritæ super opera ministerii
-31 Et Mathathias Levites primogenitus Sellum Coritæ
26- 1 De Coritis Meselemia, filius Core

CORIUM.

Exod. 29-14 Vituli et corium et fimum combures foris

CORNELIUS.

Centurio cohortis quæ dicebatur Italica. Vir religiosus ac timens Deum, licet gentilis; videtur enim fuisse Italus et Romanus, nam gens Corneliorum Romæ fuit nobilissima. Quadam die cum Deum ferventer oraret, vidit manifeste Angelum Dei præcipientem ei ut accersiret Simonem Petrum. Postera die Petrus in visione jussus est a Spiritu divino ire ad Cornelium per domesticos accersientem, illos comitari et baptizare Cornelium. Hoc evenit anno Jesu Christi 36. Latini perhibent Cornelium fuisse Cæsareæ episcopum post mortem Zachæi et domum suam mutatam esse in ecclesiam, quæ adhuc perstabat tempore sancti Hieronymi. Obiit die februarii secunda, et sub eadem die notatus est in Martyrologio Romano.

Act. 10- 1 Vir aut. quidam erat... nomine Cornelius
- 3 Introeuntem ad se et dicentem sibi, Corneli
-17 Ecce viri, qui missi erant a Cornelio
-22 Cornelius Centurio, vir justus et timens D.
-24 Cornelius vero expectabat illos
-25 Obvius venit ei Cornelius, et procidens
-30 Et Cornelius ait: A nudiusquarta die
-31 Corneli, exaudita est oratio tua

CORNEUS.

Psal. 97- 6 In tubis ductilibus, et voce tubæ corneæ

CORNICULA.

Baruc. 6-53 Sicut corniculæ inter medium cœli et terræ

CORNU.

Gen. 22-13 Viditque post tergum arietem inter vepres hærentem cornibus
Exod. 21-28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem
-31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit
27- 2 Cornua a. per quatuor angulos ex ipso erunt
29-12 Pones super cornua altaris digito tuo
30- 2 Cornua ex ipso procedent
- 3 Vestiesq. illud auro purissimo... et cornua
-10 Et deprecabitur Aaron super cornua ejus semel
37-25 E cujus angulis procedebant cornua
-26 Vestivitque illud auro purissimo, cum craticula ac parietibus et cornibus
38- 2 Cujus cornua de angulis procedebant
Levit. 4- 7 Ponetque de eodem sanguine super cornua altaris
-18 Ponetque de eodem sanguine in cornibus altaris
-30 Et tangens cornua altaris holocausti
-34 Et tangens cornua altaris holocausti
8-15 Et tincto digito, tetigit cornua altaris
9- 9 In quo tingens digitum tetigit cornua altaris
16-18 Fundat super cornua ejus per gyrum
Deut. 33-17 Cornua rhinocerotis cornua illius
1 Reg. 2- 1 Exaltatum est cornu meum in Deo meo
-10 Domin... sublimabit cornu Christi sui
16- 1 Imple cornu tuum oleo, et veni ut mittam te
-13 Tulit ergo Samuël cornu olei et unxit eum
2 Reg. 22- 3 Scutum meum et cornu salutis meæ
3 Reg. 1-39 Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei
-50 Adonias... abiit, tenuitque cornu altaris
-51 Ecce Adonias... tenuit cornu altaris, dicens
2-28 Fugit ergo Joab... et apprehendit cornu altaris
22-11 Fecit quoque sibi Sedecias... cornua ferrea
1 Par. 25- 5 Ut exaltaret cornu
2 Par. 18-10 Sedecias vero... fecit sibi cornua ferrea
Judith. 9-11 Dejicere gladio suo cornu altaris tui
Psal. 17- 3 Protector meus et cornu salutis meæ
21-22 A cornibus unicornium humilitatem meam
43- 6 In te inimicos nostros ventilabimus cornu
68-32 Cornua producentem et ungulas
74- 5 Dixi.. delinquentibus: Nolite exaltare cornu
- 6 Nolite extollere in altum cornu vestrum
-11 Et omnia cornua peccatorum confringam Et exaltabuntur cornua justi
88-18 In beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum
-25 Et in nomine meo exaltabitur cornu ejus
91-11 Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum
111- 9 Cornu ejus exaltabitur in gloria
117-27 In condensis, usque ad cornu altaris
131-17 Illuc producam cornu David
148-14 Exaltavit cornu populi sui
Eccli. 47- 6 Dedit... exaltare cornu gentis suæ
- 8 Contrivit cornu ipsorum usque in æternum
-13 Et exaltavit in æternum cornu ejus
Isai. 5- 1 Dilecto m. in cornu filio olei
Jerem. 17- 1 Et in cornibus ararum eorum

Jerem. 48-25 Abscissum est cornu Moab
Thren. 2- 3 Confregit in ira furoris sui omne cornu Isr.
-17 Exaltavit cornu hostium tuorum
Ezech. 29-21 In die illo pullulabit cornu domui Israël
32- 2 Ventilabas cornu in fluminibus tuis
34-21 Et cornibus vestris ventilabatis omnia
43-15 Ab Ariel usque ad sursum, cornua quatuor
-20 Pones super quatuor cornua ejus
Dan. 7- 7 Videram ante eam et habebat cornua decem.
- 8 Considerabam cornua et ecce cornu aliud parvulum ortum est de medio eorum, et tria de cornibus primis evulsa sunt
Quasi oculi hominis erant in cornu isto
-11 Propter vocem sermonum grandium, quos cornu illud loquebatur
-20 De cornibus decem quæ habebat in capite
Ante quod ceciderant tria cornua; et de cornu illo, quod habebat oculos
-21 Et ecce cornu illud faciebat bellum
-24 Porro cornua decem ipsius regni, decem reges erunt
8- 3 Et ecce aries unus... habens cornua excelsa
- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem
- 5 Porro hircus habebat cornu insigne
- 7 Et comminuit duo cornua ejus
- 8 Cumque crevisset, fractum est cornu magnum, et orta sunt quatuor cornua subter illud
- 9 Ex eis egressum est cornu unum modicum
-20 Aries, quem vidisti habere cornua
-21 Et cornu grande, quod erat inter oculos ejus
Amos. 3-14 Et amputabuntur cornua altaris, et cadent
6-14 Assumpsimus nobis cornua?
Mich. 4-13 Quia cornu tuum ponam ferreum
Habac. 3- 4 ...Cornua in manibus ejus
Zach. 1-18 Et vidi: et ecce quatuor cornua
-19 Hæc sunt cornua quæ ventilaverunt Judam
-21 Hæc sunt cornua quæ ventilaverunt Judam
Ut dejiciant cornua gentium, quæ levaverunt cornu super terram Juda
9-15 Et replebuntur ut phialæ, et quasi cornua altaris
1 Mac. 2-48 Et non dederunt cornu peccatori
7-46 Et ventilabant eos cornibus
9- 1 Et dextrum cornu cum illis
-12 Bacchides autem erat in dextro cornu
-16 Et qui in sinistro cornu erant, viderunt quod contritum est dextrum cornu
Luc. 1-69 Et erexit cornu salutis nobis
Apoc. 5- 6 Habentem cornua septem, et oculos septem
9-13 Ex quatuor cornibus altaris aurei
12- 3 Habens capita septem, et cornua decem
13- 1 Habentem capita septem, et cornua decem, et super cornua ejus, decem diademata
-11 Et habebat cornua duo similia agni
17- 3 Habentem capita septem et cornua decem
- 7 Quæ habet capita septem et cornua decem
-12 Et decem cornua quæ vidisti, decem reges
-16 Et decem cornua quæ vidisti in bestia

CORNUPETA.

Exod. 21-29 Quod si bos cornupeta fuerit
-36 Sciebat quod bos cornupeta esset

CORNUSTIBII.

Anno mundi 2399, ante J. C. 1655. Filia tertia Job, quando illum sanavit Dominus ab infirmitatibus et ei reddidit duplicia omnia bona quæ amiserat. Fuerunt ei septem filii et tres filiæ, et vocavit nomen unius Diem, ita appellatam ob pulchritudinem; et nomen secundæ Cassiam, quod nomen est odorati fruticis; et nomen tertiæ Cornustibii, ob elegantiorem vultus sui nitorem.

Job. 42-14 Et vocavit... nomen tertiæ Cornustibii

CORNUTUS.

Exod. 34-29 Et ignorabat quod cornuta esset facies sua
-30 Videntes autem... cornutam Moysi faciem
-35 Qui videbant faciem egredientis Moysi esse cornutam
Dan. 8- 6 Et venit usque ad arietem illum cornutum

CORONA.

Exod. 25-11 Faciesque supra coronam auream per circuitum
-25 Et ipsi labio coronam interrasilem altam
Et super illam, alteram coronam aureolam.
-27 Subter coronam erunt circuli aurei
30- 3 Faciesque ei coronam aureolam per gyrum
- 4 Et duos annulos aureos sub corona
37- 2 Et fecit illi coronam auream per gyrum
-12 Ipsique labio coronam auream interrasilem
Et super eamdem alteram coronam auream
Exod. 37-14 Contra coronam: misitque in eos vectes
-27 Fecitque ei coronam aureolam per gyrum,
Et duos annulos aureos sub corona
1 Reg. 23-26 In modum coronæ cingebant David
1 Par. 2-54 Coronæ domus Joab, et dimidium requietionis Saraï
20- 2 Tulit autem David coronam Melchom
Judith. 3-10 Excipientes eum cum coronis et lampadibus
Esth. 8-15 Coronam auream portans in capite
Job. 19- 9 Et abstulit coronam de capite meo
31-36 Et circumdem illum quasi coronam mihi?
Psal. 20- 4 Posuisti in capite ejus coronam de lapide
64-12 Benedices coronæ anni benignitatis tuæ
Prov. 4- 9 Et corona inclyta proteget te
12- 4 Mulier diligens, corona est viro suo
14-24 Corona sapientium, divitiæ eorum
16-31 Corona dignitatis senectus
17- 6 Corona senum, filii filiorum
27-24 Sed corona tribuetur in generationem
Eccli. 1-11 Et gloriatio et lætitia et corona exultationis
-22 Corona sapientiæ timor Domini
6-32 Et coronam gratulationis superpones tibi
25- 8 Corona senum, multa peritia
32- 3 Ornamentum gratiæ accipias coronam
40- 4 Qui utitur hyacintho et portat coronam
45-14 Corona aurea super mitram ejus expressa
47- 7 In offerendo illi coronam gloriæ
50-13 Et circa illum corona fratrum
Isai. 28- 1 Væ coronæ superbiæ, ebriis Ephraïm
- 3 Pedibus conculcabitur corona superbiæ
- 5 Erit Dominus exercituum corona gloriæ
61- 3 Et darem eis coronam pro cinere
-10 Circumdedit me quasi sponsum decoratum corona
62- 3 Et eris corona gloriæ in manus Domini
Jerem. 13-18 Descendit de capite vestro corona gloriæ
52-22 Et retiacula, et malogranata super coronam
Thren. 5-16 Cecidit corona capitis nostri
Baruc. 6- 9 Coronas certe aureas habent super capita
Ezech. 16-12 Et dedi.. et coronam decoris in capite tuo
21-26 Dicit Dominus Deus: Aufer cidarim, tolle coronam
23-42 Posuer... coronas speciosas in capitibus
24-17 Corona tua circumligata sit tibi
-23 Coronas habebitis in capitibus vestris
43-17 Et corona in circuitu ejus dimidii cubiti
-20 Pones... et super coronam in circuitu
Zach. 6-11 Et facies coronas et pones in capite Jesu
-14 Et coronæ erunt Helem, et Tobiæ, et Idaïæ
1 Mac. 1-23 Accepit... et velum et coronas
4-57 Ornaverunt faciem templi coronis aureis
10-20 Misit ei purpuram et coronam auream
-29 Et coronas remitto et tertias seminis
11-35 Remittimus eis: et areas salinarum et coronas
13-37 Coronam auream, et bahem... suscepimus
-39 Remittimus... et coronam quam debebatis
2 Mac. 14- 4 Offerens ei coronam auream et palmam
Matth. 27-29 Coronam de spinis posuerunt super caput
Marc. 15-17 Imponunt ei plectentes spineam coronam
Joan. 19- 2 Plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti
- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
Act. 14-12 Tauros et coronas ante januas afferens
1 Cor. 9-25 Ut corruptibilem coronam accipiant
Philip. 4- 1 Fratres m... gaudium meum et corona mea
1 Thes. 2-19 Quæ est e. nostra spes.. aut corona gloriæ?
2 Tim. 4- 8 Reposita est mihi corona justitiæ
Jacob. 1-12 Cum probatus fuerit, accipiet coronam vitæ
1 Petr. 5- 4 Percipietis immarcessibilem gloriæ coronam
Apoc. 2-10 Esto fidelis.. et dabo tibi coronam vitæ
3-11 Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam
4- 4 Et in capitibus eorum coronæ aureæ
-10 Mittebant coronas suas ante thronum
6- 2 Data est ei corona et exivit vincens
9- 7 Et super capita earum tanquam coronæ
12- 1 Et in capite ejus corona stellarum duodecim
14-14 Et vidi... habentem in capite suo coronam

CORONO.

Tobiæ. 3-21 Vita ejus, si in probatione fuerit, coronabitur
Psal. 5-13 Scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos
8- 6 Gloria et honore coronasti eum
102- 4 Qui coronat te in misericordia.
Cant. 3-11 In diademate, quo coronavit illum mater
4- 8 Veni, coronaberis de capite, Amana
Sap. 2- 8 Coronemus nos rosis, antequam marcescant
4- 2 Et in perpetuum coronata triumphat
Eccli. 45- 9 Coronavit eum in vasis virtutis
Isai. 22-18 Coronans coronabit te tribulatione
Isai. 23- 8 Cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam
2 Mac. 6- 7 Cogebantur hedera coronati Libero circuire
2 Tim. 2- 5 Non coronatur, nisi legitime certaverit
Hebr. 2- 7 Gloria et honore coronasti eum
- 9 Videmus Jesum.... gloria et honore coronatum

CORONULA

Exod. 39-26 (*Fecerunt...*) et mitras cum coronulis suis
3 Reg. 7-29 Et inter coronulas et plectas

COROZAIN.

Urbs Decapoleos in conspectu Capharnaum, sed ad alteram, eamque orientalem Jordanis ripam. Corozaïn, Bethsaïda et Capharnaum Galilææ erant civitates prope lacum Genesareth, in quibus Christus frequentissime cum suis Discipulis Evangelium prædicans, et miracula faciens versabatur; ideo illis exprobrat incredulitatem. Nullum tamen miraculum apud Corozaïn patratum scribitur in Evangelistis.

Matth. 11-21 Væ tibi, Corozaïn! væ tibi, Bethsaïda!
Luc. 10-13 Væ tibi, Corozaïn! væ tibi, Bethsaïda!

CORPORALIS.

Luc. 3-22 Et descendit Spiritus sanctus corporali specie
1 Tim. 4- 8 Corporalis exercitatio, ad modicum utilis

CORPORALITER.

Colos. 2- 9 Quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter

CORPULENTIORES.

Dan. 1-15 Apparuerunt vultus eorum meliores, et corpulentiores

CORPUS.

Gen. 41- 4 Mira species et habitudo corporum erat
47-18 Quod absque corporibus et terra nihil habeamus
Levit. 4-12 Et reliquo corpore, efferet extra castra
14- 8 Radet omnes pilos corporis et lavabitur
- 9 Radet capillos... ac totius corporis pilos
Et lotis rursum vestibus et corpore
15-13 Lotis vestibus et toto corpore in aquis
-16 Lavabit aqua omne corpus suum
Judic. 3-22 Ita ut percusserat, reliquit in corpore
14- 9 Quod mel de corpore leonis assumpserat
16-31 Fratres ejus et universa cognatio tulerunt corpus
19-22 Illis... cibo et potu reficientibus corpora
1 Reg. 31-10 Corpus vero ejus suspenderunt in muro
3 Reg. 14- 9 Me autem projecisti post corpus tuum
4 Reg. 19-35 Vidit omnia corpora mortuorum
2 Par. 28-15 Et erant imbecillo corpore
2 Esdr. 9-37 Et corporibus nostris dominantur
Tobiæ. 1-21 Tobias sepeliebat corpora eorum
2- 3 Relinquens prandium, jejunus pervenit ad corpus
- 5 Cumque occultasset corpus, manducavit panem
- 9 Rapiebat corpora occisorum et occultabat
4- 3 Cum acceperit Deus animam meam, corpus meum sepeli:
Judith. 10- 3 Et lavit corpus suum et unxit se myro
13-10 Et evolvit corpus ejus truncum
Esth. 14- 2 Et corpus suum humiliavit jejuniis
15- 6 Innitebatur... corpus s. ferre non sustinens
Job. 41- 6 Corpus illius quasi scuta fusilia
Prov. 5-11 Quando consumpseris carnes tuas et corpus tuum
19-29 Et mallei percutientes stultorum corporibus
Sap. 1- 4 Nec habitabit in corpore subdito peccatis
2- 3 Qua extincta, cinis erit corpus nostrum
8-20 Veni ad corpus incoinquinatum
9-15 Corpus enim quod corrumpitur, aggravat animam
18-22 Vicit autem turbas non in virtute corporis
Eccli. 7-26 Filiæ tibi sunt? serva corpus illarum
19-27 Amictus corporis et risus dentium
30-15 Melior est omni auro... et corpus validum
-16 Non est census super censum salutis corporis
31-25 Et non adduces corpori tuo infirmitatem
-37 Sanitas est animæ et corpori sobrius potus
38-16 Et secundum judicium contege corpus illius
41-14 Luctus hominum in corpore ipsorum
44-14 Corpora ipsorum in pace sepulta sunt
47-21 Potestatem habuisti in corpore tuo
51- 3 Liberasti corpus meum a perditione
Isai. 50- 6 Corpus meum dedi percutientibus
51-23 Et posuisti ut terram corpus tuum
Baruc. 6-21 Supra corpus eorum et supra caput eorum
Ezech. 1-11 Et duæ tegebant corpora eorum

Ezech. 1-18 Et totum corpus oculis plenum in circuitu
-23 Duabus alis velabat corpus suum
10-12 Et omne corpus earum et colla et manus
23-35 Projecisti me post corpus tuum
Dan. 3-94 Nihil potestatis habuisset ignis in corporibus
-95 Tradiderunt corpora sua ne servirent
4-30 Rore cœli corpus ejus infectum est
7-11 Vidi quoniam... et perisset corpus ejus
10- 6 Et corpus ejus quasi chrysolithus
14-31 Et dabantur eis duo corpora quotidie
Nahum. 3- 3 Nec est finis... et corruent in corporibus suis
Soph. 1-17 Effundetur sanguis...et corpora eorum sicut stercora
1 *Mac.* 11- 4 Ostenderunt ei... et corpora projecta
2 *Mac.* 3-17 Mœstitia quædam viro, et horror corporis
6-30 Duros corporis sustineo dolores
7- 7 Prius quam toto corpore per membra singula puniretur
-37 Animam et corpus meum trado pro patriis legibus
9- 7 Et gravi corporis collisione membra vexari
- 9 Ita ut de corpore impii vermes scaturirent
-29 Transferebat autem corpus Philippus
12-39 Venit ut corpora prostratorum tolleret
14-38 Corpusque et animam tradere contentus
15-30 Corpore et animo mori... paratus erat
Matth. 5-29 Totum corpus tuum mittatur in gehennam
-30 Quam totum corpus tuum eat in gehennam
6-22 Lucerna corporis tui est oculus tuus
Totum corpus tuum lucidum erit
-23 Totum corpus tuum tenebrosum erit
-25 Neque corpori vestro quid induamini
Nonne... et corpus plus quam vestimentum
10-28 Et nolite timere eos qui occidunt corpus
Timete eum qui potest et animam et corpus perdere
14-12 Discipuli ejus, tulerunt corpus ejus
24-28 Ubicumque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquilæ
26-12 Mittens... unguentum hoc in corpus meum
-26 Accipite et comedite : hoc est corpus meum
27-52 Et multa corpora sanctorum... surrexerunt
-58 Accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Tunc Pilatus jussit reddi corpus
-59 Et accepto corpore Joseph involvit illud
Marc. 5-29 Sensit corpore quia sanata esset a plaga
6-29 Venerunt et tulerunt corpus ejus
14- 8 Prævenit ungere corpus meum in sepultur.
-22 Dedit eis et ait: Sumite, hoc est corpus meum
15-43 Introïvit... et petiit corpus Jesu
-45 Cum cognovisset a centurione, donavit corpus Joseph.
Luc. 11-34 Lucerna corporis tui est oculus tuus
Si... fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit
Si a. nequam..corpus tuum tenebrosum erit
-36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit
12- 4 Ne terreamini ab his, qui occidunt corpus
-22 Neque corpori, quid induamini
-23 Et corpus (*est*) plus quam vestimentum
17-37 Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilæ
22-19 Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur
23-52 Accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
-55 Quemadmodum positum erat corpus ejus.
24- 3 Et egressæ non invenerunt corpus Domini
-23 Et non invento corpore ejus, venerunt
Joan. 2-21 Ille autem dicebat de templo corporis sui.
19-31 Ut non remanerent in cruce corpora sabbato
-38 Rogavit Pilatum... ut tolleret corpus Jesu
Venit ergo, et tulit corpus Jesu
-40 Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt
20-12 Ad pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu
Act. 9-40 Oravit, et conversus ad corpus, dixit
19-12 Ita ut... deferrentur a corpore ejus sudaria,
Rom. 1-24 Ut contumeliis afficiant corpora sua
4-19 Nec consideravit corpus suum emortuum
6- 6 Crucifixus est, ut destruatur corpus peccati
-12 Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore
7- 4 Mortificati estis legi per corpus Christi
-24 Quis me liberabit de corpore mortis hujus?
8-10 Corpus quidem mortuum est propter peccatum
-11 Vivificabit et mortalia corpora vestra
-23 Expectantes redemptionem corporis nostri
12- 1 Ut exhibeatis corpora vestra hostiam viv.
- 4 Sicut enim in uno corpore multa membra
- 5 Ita multi unum corpus sumus in Christo
1 *Cor.* 5- 3 Ego quidem absens corpore præsens autem spiritu
6-13 Corpus autem non fornicationi, sed Domino : et Dominus corpori

1 *Cor.* 6-15 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi?
-16 Qui adhæret meretrici, unum corpus efficitur
-18 Quodcumque fecerit homo, extra corpus est
-20 Et portate Deum in corpore vestro
7- 4 Mulier sui corporis potestatem non habet
Et vir sui corporis potestatem non habet
-34 Ut sit sancta corpore, et spiritu
9-27 Sed castigo corpus meum, et in servitutem...
10-16 Nonne participatio corporis Domini est?
-17 Unus panis, unum corpus multi sumus
11-24 Et manducate : hoc est corpus meum
-27 Reus erit corporis et sanguinis Domini
-29 Et bibit : non dijudicans corpus Domini
12-12 Sicut enim corpus unum est, et membra habet multa, omnia a. membra corporis cum sint multa, unum tamen corpus sunt
-13 Omnes nos in unum corpus baptizati sumus
-14 Nam et corpus non est unum membrum
-15 Quoniam non sum manus, non sum de corpore; num ideo non est de corpore; num
-16 Quoniam non sum oculus, non sum de corpore; num ideo non est de corpore?
-17 Si totum corpus oculus, ubi auditus?
-18 Unumquodq. eorum in corpore sicut voluit
-19 Quod si essent omnia unum membrum
-20 Multa quidem membra, unum a. corpus
-22 Quæ videntur membra corporis infirmiora
-23 Et quæ putamus ignobiliora membra esse corporis
-24 Sed Deus temperavit corpus ei, cui deerat,
-25 Ut non sit schisma in corpore
-27 Vos autem estis corpus Christi, et membra
13- 3 Et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam
15-35 Resurgunt mortui qualive corpore venient?
-37 Non corpus, quod futurum est, seminas
-38 Deus autem dat illi corpus sicut vult : et unicuique seminum proprium corpus
-40 Corpora cœlestia et corpora terrestria
-44 Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale; si est corpus animale, est et spiritale
2 *Cor.* 4-10 Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris
5- 6 Dum sumus in corpore, peregrinamur
- 8 Et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore
-10 Ut referat unusquisque propria corporis
10-10 Præsentia autem corporis infirma
12- 2 Sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio
- 3 Sive in corpore, sive extra corpus nescio
Galat. 6-17 Stigmata Domini Jesu in corpore meo porto,
Ephes. 1-23 Quæ est corpus ipsius, et plenitudo ejus
2-16 Et reconciliet ambos in uno corpore
4- 4 Unum corpus, et unus spiritus
-12 In ædificationem corporis Christi
-16 Ex quo totum corpus compactum
Augmentum corporis facit in ædificationem
5-23 Ipse salvator corporis ejus
-30 Quia membra sumus corporis ejus
Philip. 1-20 Magnificabitur Christus in corpore meo
3-21 Qui reformabit corpus humilitatis nostræ
Configuratum corpori claritatis suæ
Colos. 1-18 Et ipse est caput corporis Ecclesiæ
-22 Nunc a. reconciliavit in corpore carnis ejus
-24 Pro corpore ejus, quod est Ecclesia
2- 5 Nam et si corpore absens sum, sed spiritu..
-11 In expoliatione corporis carnis
-17 Sunt umbra futurorum : corpus a. Christi
-19 Et non tenens caput ex quo totum corpus
-23 Et humilitate, et non ad parcendum corpori
3-15 In qua et vocati estis in uno corpore
1 *Thes.* 5-23 Et anima et corpus sine querela... servetur
Hebr. 10- 5 Oblationem noluisti : corpus a. aptasti mihi
-10 Per oblationem corporis Jesu Christi semel
-22 Et abluti corpus aqua munda
13- 3 Tanquam et ipsi in corpore morantes
-11 Horum corpora cremantur extra castra
Jacob. 2-16 Quæ necessaria sunt corpori, quid proderit?
-26 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est
3- 2 Potest et. freno circumducere totum corpus
- 3 Et omne corpus illorum circumferimus
- 6 Quæ maculat totum corpus, et inflammat
1 *Petr.* 2-24 Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo
Judæ. - 9 Cum... altercaretur de Moysi corpore
Apoc. 11- 8 Et corpora eorum jacebunt in plateis civitat.
- 9 Et videbunt.. corpora eorum per tres dies
Et corpora eorum non sinent poni in monumentis

CORRECTIO.

Psal. 96- 2 Justitia et judicium correctio sedis ejus
Hebr. 9-10 Usque ad tempus correctionis impositis

CORREPTIO.

Levit. 26-18 Addam correptiones vestras septuplum
Tobiæ. 3-21 Si in correptione fuerit, ad misericordiam tuam venire licebit
Judith. 11- 5 Vivit virtus ejus quæ est in te, ad correptionem omnium
Job. 13- 6 Audite ergo correptionem meam
Prov. 1-23 Convertimini ad correptionem meam
-30 Et detraxerint universæ correptioni meæ
17-10 Plus proficit correptio apud prudentem
27- 5 Melior est manifesta correptio
29-15 Virga atque correptio tribuit sapientiam
-20 Stultitia magis speranda est, quam illius correptio
Sap. 1- 9 Veniet ad correptionem iniquitatum illius
3-10 Impii autem... correptionem habebunt
16- 6 Sed ad correptionem in brevi turbati sunt
17- 7 Sapientiæ gloriæ correptio cum contumelia
Eccli. 8- 6 Memento quoniam omnes in correptione sumus
16-13 Sic correptio illius hominem... judicat
19- 5 Qui odit correptionem, minuetur vita
-28 Est correptio mendax in ira contumeliosi
20-31 In ore avertit correptiones eorum
21- 7 Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris
29-35 Correptio domus et improperium fœneratoris
32-21 Peccator homo vitabit correptionem
Isai. 37- 3 Dies... et correptionis et blasphemiæ
Osee. 5- 9 Ephraïm in desolatione erit in die correptionis
1 *Mac.* 14-34 Quæcumque apta erant ad correptionem eorum
2 *Mac.* 6-12 Reputent ea... ad correptionem esse generis nostri
7-33 Propter increpationem et correptionem....
1 *Cor.* 10-11 Scripta sunt a. ad correptionem nostram
Ephes. 6- 4 Educate illos in disciplina et correptione Domini
Tit. 3-10 Post unam et secundam correptionem devita
2 *Petr.* 2-16 Correptionem vero habuit suæ vesaniæ

CORRIDEO.

Gen. 21- 6 Quicumque audierit, corridebit mihi
Eccli. 30-10 Non corrideas illi, ne doleas

CORRIGIA.

Gen. 14-23 A filo subtegminis usque ad corrigiam caligæ,
Isai. 5-27 Nec rumpetur corrigia calceamenti ejus
Marc. 1- 7 Solvere corrigiam calceamentorum ejus
Luc. 3-16 Cujus non sum dignus solvere corrigiam
Joan. 1-27 Non sum dignus ut solvam ejus corrigiam

CORRIGO.

1 *Reg.* 13-21 Usque ad stimulum corrigendum
Esth. 8- 5 Veteres Aman litteræ... corrigantur
Psal. 17-36 Et disciplina tua correxit me in finem
95-10 Correxit orbem terræ qui non commovebitur
118- 9 In quo corrigit adolescentior viam suam?
Prov. 21-29 Qui autem rectus est, corrigit viam suam
Eccle. 1-15 Perversi difficile corriguntur
7- 4 Corrigitur animus delinquentis
-14 Quod nemo possit corrigere quem ille despexerit
Sap. 9-18 Et sic correctæ sint semitæ eorum
12-26 Et increpationibus non sunt correcti
Act. 24- 2 Multa corrigantur per tuam providentiam
Tit. 1- 5 Reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas

CORRIPIO.

Levit. 26-28 Et corripiam vos septem plagis
Ruth. 2-16 Colligat, et colligentem nemo corripiat
1 *Reg.* 3-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos, et non corripuerit eos
3 *Reg.* 1- 6 Nec corripuit eum pater suus aliquando
Judith. 8-27 Quasi servi corripimur ad emendationem
Job. 5-17 Beatus homo, qui corripitur a Deo
36-10 Revelabit quoq. aurem eorum, ut corripiat
Psal. 6- 2 Neque in ira tua corripias me
37- 2 Neque in ira tua corripias me
38-12 Propter iniquitatem corripuisti hominem
89-10 Supervenit mansuetudo : et corripiemur
93-10 Qui corripit gentes, non arguet
104-14 Et corripuit pro eis reges
140- 5 Corripiet me justus in misericordia
Prov. 3-11 Nec deficias, cum ab eo corriperis
-12 Quem enim diligit Dominus, corripit
15-12 Non amat pestilens eum qui se corripit
19-25 Si autem corripueris sapientem, intelliget

Prov. 28-23 Qui corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum
29- 1 Qui corripientem dura cervice contemnit
Eccle. 7- 6 Melius est a sapiente corripi
Sap. 1- 3 Probata autem virtus corripit insipientes
- 5 Et corripietur a superveniente iniquitate
- 8 Nec præteriet illum corripiens judicium
12- 2 Ideoq. eos, qui exerrant, partibus corripis
Eccli. 10-28 Et disciplinatus non murmurabit correptus
11- 7 Et cum interrogaveris, corripe juste
19-13 Corripe amicum, ne forte non intellexerit
-14 Corripe proximum, ne forte non dixerit
-15 Corripe amicum, sæpe enim fit commissio
-17 Corripe proximum antequam commineris
20- 4 Quam bonum est correptum manifestare
Isai. 38-16 Corripies me, et vivificabis me
Jerem. 10-24 Corripe me, Domine, verumtam. in judicio
Osee. 10-10 Juxta desiderium meum corripiam eos
Cum corripientur propter duas iniquitates
Amos. 5-10 Odio habuerunt corripientem in porta
Mich. 4- 3 Corripiet gentes fortes usque in longinquum
Habac. 1-12 Et fortem ut corriperes, fundasti eum
2 *Mac.* 6-16 Corripiens vero in adversis populum suum non derelinquit
10- 4 Rogabant... ut ab ipso mitius corriperentur
Matth. 18-15 Vade et corripe eum inter te et ipsum solum
Luc. 3-19 Herod... tetrarcha, cum corriperetur ab illo
23-22 Corripiam ergo illum, et dimittam
Act. 10- 4 Timore correptus, dixit: Quid est, Domine?
1 *Cor.* 11-32 A Domino corripimur ut non... damnemur
Colos. 1-28 Quem nos annuntiamus, corripientes omnem hominem
1 *Thes.* 5-14 Rogamus a. vos, fratres, corripite inquietos
2 *Thes.* 3-15 Nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem
2 *Tim.* 2-25 Cum modestia corripientem eos, qui resistunt
3-16 Scriptura... utilis est... ad corripiendum
Hebr. 12- 7 Quis enim filius, quem non corripit pater?

CORROBORO.

Deut. 3-28 Præcipe Josuë, et corrobora eum
2 *Par.* 15-12 Intravit....... ad corroborandum fœdus
26-15 Auxiliaretur ei Dominus et corroborasset
27- 6 Corroboratusque est Joatham
Judith. 9-18 In corde meo consilium corrobora
10- 8 Consilium tui cordis sua virtute corroboret
Psal. 102-11 Corroboravit misericordiam suam super timentes se
Eccli. 49- 4 In diebus peccatorum corroboravit pietatem
-12 Corroboraverunt Jacob et redemerunt se
50- 1 Et in diebus suis corroboravit templum
Isai. 9- 7 Ut confirmet illud et corroboret in judicio
Ephes. 3-16 Ut det vobis... virtute corroborari per Spiritum ejus

CORRODO.

Exod. 10- 5 Corrodet enim omnia ligna quæ germinant

CORROGATIO.

Eccli. 32- 3 Dignationem consequaris corrogationis

CORRUMPO.

Gen. 6-11 Corrupta est autem terra coram Deo
-12 Cumq. vidisset Deus terram esse corruptam
Omnis quippe caro corruperat viam suam
Exod. 8-24 Corruptaque est terra ab... muscis
Levit. 22-25 Quia corrupta et maculata sunt omnia
Deut. 28-22 Percutiat te... aëre corrupto ac rubigine
3 *Reg.* 8-37 Si oborta fuerit... pestilentia aut corruptus aër
Psal. 13- 1 Corrupti sunt et abominabiles facti sunt
37- 6 Et corruptæ sunt cicatrices meæ
52- 2 Corrupti sunt et abominabiles facti sunt
74- 1 In finem. Ne corrumpas. Psalmus cantici Asaph
Prov. 25-26 Fons turbatus pede, et vena corrupta
Cant. 8- 5 Ibi corrupta est mater tua
Sap. 9-15 Corpus e. quod corrumpitur aggravat animam
Eccli. 46-13 Et judices... quorum non est corruptum cor
47-24 Et non corrumpet nec delebit opera sua
Semen ejus, qui diligit Dominum, non corrumpet
Jerem. 6-28 Æs et ferrum : universi corrupti sunt
51-25 Mons pestifer... qui corrumpis universam terram
Dan. 7-14 Regnum ejus, quod non corrumpetur
Osee. 2-12 Corrumpam vineam ejus et ficum ejus
Mich. 2-10 Corrumpetur putredine pessima
Nahum. 2- 2 Et propagines eorum corruperunt
Soph. 3- 7 Surgentes corruperunt omnes cogitationes
Malac. 3-11 Et non corrumpet fructum terræ vestræ
1 *Mac.* 15- 4 Ut ulciscar in eos qui corruperunt regionem
Luc. 12-33 Quo fur non appropiat neq. tinea corrumpit
1 *Cor.* 5- 6 Modicum fermentum totam massam corrumpit
15-33 Corrumpunt mores bonos colloquia mala
2 *Cor.* 4-16 Sed licet is qui foris est, noster homo corrumpatur
7- 2 Neminem corrupimus, neminem circumvenimus
11- 3 Ita corrumpantur sensus vestri
Galat. 5- 9 Modicum fermentum totam massam corrumpit
Ephes. 4-22 Deponere... veterem hominem qui corrumpitur
1 *Tim.* 6- 5 Conflictationes hominum mente corruptorum
2 *Tim.* 3- 8 Resistunt veritati, homines corrupti mente
Judæ. -10 Quæcumque a... norunt, in his corrumpuntur
Apoc. 11-18 Et exterminandi eos qui corruperunt terram
19- 2 Corrupit terram in prostitutione sua

CORRUO.

Gen. 44-14 Omnesque... pariter in terram corruerunt
Levit. 26- 7 Et corruent coram vobis
-17 Et corruetis coram hostibus vestris
-37 Corruent singuli super fratres suos
Num. 14-42 Ne corruatis coram inimicis vestris
-43 Amalecites... quorum gladio corruetis
20- 6 Moyses et Aaron. corruerunt proni in terram
Deut. 28- 7 Dabit Dominus.. corruentes in conspectu tuo
-25 Tradat te Dominus corruentem ante hostes
Josue. 6- 5 Et muri funditus corruent civitatis
-20 Sonitusq. increpuit, muri illico corruerunt
7- 5 Et corruerunt ex eis triginta sex homines
8-24 Et in eodem loco gladio corruentibus
22-17 Multique de populo corruerunt
Judic. 19-26 Ubi manebat dominus suus, et ibi corruit
2 *Reg.* 1- 4 Et multi corruentes e populo mortui sunt.
-12 Et planxerunt... eo quod corruissent gladio
3-34 Sed sicut solent cadere coram filiis iniquitatis sic corruisti
9- 6 Miphiboseth... corruit in faciem suam,
10-15 Vident... Syri quoniam corruissent coram Israël
4 *Reg.* 4-37 Venit illa et corruit ad pedes ejus
9-24 Statimque corruit in curru suo
1 *Par.* 5-22 Vulnerati autem multi corruerunt
2 *Par.* 7- 3 Et corruentes proni in terram... adoraverunt
13-17 Et corruerunt vulnerati ex Israël quingenta
18-19 Quis decipiet Achab. . ut ascendat, et corruat in Ramoth
25-22 Corruitque Juda coram Israël
29- 9 En corruerunt patres nostri gladiis
Esth. 7- 8 Reperit Aman super lectulum corruisse, in quo jacebat
15-10 Regina corruit, et in pallorem colore mutato
-18 Cumque loqueretur, rursus corruit
Job. 1-19 Domus quæ corruens oppressit liberos tuos
-20 Et tonso capite corruens in terram adoravit
30-24 Et si corruerint, ipse salvabis
Psal. 144-14 Allevat Dominus omnes qui corruunt
Prov. 4-19 Via impiorum tenebrosa, nesciunt ubi corruant
11- 5 Et in impietate sua corruet impius
-14 Ubi non est gubernator, populus corruet
-28 Qui confidit in divitiis suis corruet
24-16 Impii autem corruent in malum
28-10 Qui decipit justos... in interitu suo corruet
-14 Qui vero mentis est duræ, corruet in malum
29-25 Qui timet hominem, cito corruet
30-10 Ne forte maledicat tibi et corruas
Isai. 8-21 Et transibit per eam, corruet et esuriet
14-12 Corruisti in terram qui vulnerabas gentes
21- 3 Corrui cum audirem, conturbatus sum cum viderem
24-20 Corruet, et non adjiciet ut resurgat
31- 3 Et corruet auxiliator, et cadet
37- 7 Et corruere eum faciam gladio in terra sua
59-14 Quia corruit in platea veritas
65-12 Numerabo vos... et omnes in cæde corruetis
Jerem. 6-15 In tempore visitationis suæ corruent, dicit Dominus
8-12 Idcirco cadent inter corruentes
In tempore visitationis suæ corruent, dicit Dominus
14- 2 Luxit Judæa et portæ ejus corruerunt
18-23 Fiant corruentes in conspectu tuo
20- 4 Et corruent gladio inimicorum suorum
23-12 Impellentur enim et corruent in ea
50-32 Et cadet superbus, et corruet
51-44 Siquidem et murus Babylonis corruet
Thren. 5-13 Et pueri in ligno corruerunt
Ezech. 4-17 Ut deficientibus pane et aqua, corruat unusquisque ad fratrem suum
6-12 Qui autem prope, gladio corruet
Ezech. 26-11 Et statuæ tuæ nobiles in terram corruent
28-23 Et corruent interfecti in medio ejus gladio
30- 6 Hæc dicit... Et corruent fulcientes Ægyptum
31-12 Et in cunctis convallibus corruent rami ejus
38-20 Et cadent sepes, et omnis murus corruet in terram
Dan. 8-17 Pavens corrui in faciem meam, et ait ad me
11-14 Ut impleant visionem et corruent
-19 Et impinget, et corruet et non invenietur
-34 Cumque corruerint, sublevabuntur auxilio parvulo
-41 Introibit in terram gloriosam, et multæ corruent
Osee. 4- 5 Et corrues hodie
Et corruet etiam propheta tecum
14- 2 Quoniam corruisti in iniquitate tua
-10 Prævaricatores vero corruent in eis
Amos. 9-11 Et ea quæ corruerant instaurabo
Nahum. 3- 3 Nec est finis cadaverum, et corruent in corporibus suis
Habac. 1-11 Tunc mutabitur spiritus et pertransibit, et corruet
1 *Mac.* 6-10 Et concidi, et corrui corde præ sollicitudine
2 *Mac.* 12-40 Manifestum factum est ob hanc causam eos corruisse
Hebr. 11-30 Fide muri Jericho corruerunt

CORRUPTIBILIS.

Sap. 19-20 Flammæ econtrario corruptibilium animalium
Eccli. 14-20 Omne opus corruptibile in fine deficiet
2 *Mac.* 6-25 Et propter modicum corruptibilis vitæ tempus decipiantur
7-16 Cum sis corruptibilis, facis quod vis
Rom. 1-23 Mutaverunt... in similitudinem imaginis corruptibilis
1 *Cor.* 9-25 Et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant
15-53 Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem
1 *Petr.* 1-18 Scientes quod non corruptibilibus auro... redempti estis
-23 Renati non ex semine corruptibili

CORRUPTIO.

Job. 33-18 Eruens animam ejus a corruptione
-22 Appropinquavit corruptioni anima ejus
-24 Libera eum ut non descendat in corruptionem
-30 Ut revocet animas eorum a corruptione
Psal. 15-10 Nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem
29-10 Quæ utilit.. dum descendo in corruptionem
Sap. 14-12 Et adinventio illorum corruptio vitæ est.
-25 Omnia commista sunt... corruptio et infidelitas
Eccli. 42- 5 (*Ne accipias*) de corruptione emptionis
Dan. 3-92 Et nihil corruptionis in eis est
Jonæ. 2- 7 Et sublevabis de corruptione vitam meam
Act. 2-27 Nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem
-31 Neque caro ejus vidit corruptionem
13-34 Quod a.... non reversurum in corruptionem
-35 Non dabis Sanctum tuum videre corruptionem
-36 Appositus est ad patres suos et vidit corruptionem
-37 Non vidit corruptionem
Rom. 8-21 Ipsa... liberabitur a servitute corruptionis
1 *Cor.* 15-42 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione
-50 Neque corruptio incorruptelam possidebit
Galat. 6- 8 Qui seminat... et metet corruptionem
2 *Petr.* 1- 4 Fugientes... concupiscentiæ corruptionem
2-12 Blasphemantes in corruptione sua peribunt
-19 Cum ipsi servi sint corruptionis

CORTEX.

Gen. 30-37 Detractisque corticibus, in his quæ spoliata fuerant, candor apparuit
Job. 30- 4 Et mandebant herbas et arborum cortices
Cant. 6- 6 Sicut cortex mali punici, sic genæ tuæ
Sap. 13-11 Et hujus docte eradat omnem corticem

CORTINA.

Exod. 26- 1 Decem cortinas de bysso retorta
- 2 Longitudo cortinæ unius habebit viginti octo cubitos
- 3 Quinque cortinæ sibi jungentur mutuo
- 4 In... summitatibus facies cortinarum
- 5 Quinquagenas ansulas cortina habebit in utraque parte
- 6 Quibus cortinarum vela jungenda sunt
35-17 Cortinas atrii cum columnis et basibus

Exod. 36- 8 Feceruntq.. cortinas decem de bysso retorta
- 9 Una mensura erat omnium cortinarum
-10 Conjunxitque cortinas quinque
-11 Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortinæ
Et in ora cortinæ alterius similiter
-13 Fudit circulos aureos, qui morderent cortinarum ansas
Num. 3-26 Ante fores tecti fœderis et cortinas atrii
4-25 Ut portent cortinas tabernaculi
-26 (*Ut portent*) cortinas atrii, et velum
Judith. 14-13 Vagao... stetit ante cortinam
-14 Accessit proximans ad cortinam, et elevans

CORUS.

Est ventus flans ab occasu solstitiali, estque oppositus Aquiloni.

Act. 27-12 Possent..hyemare ad Africum, et ad Corum

CORUS.

Corus tam aridorum quam liquidorum mensura est, continetque aquæ libras 800.

Num. 11-32 Congregavit coturnicum, qui parum, decem coros
3 Reg. 4-22 Erat autem cibus Salomonis.... triginta cori similæ et sexaginta cori farinæ
5-11 Salomon a. præbebat Hiram coros tritici viginti millia, in cibum domui ejus, et viginti coros purissimi olei
2 Par. 2-10 Dabo in cibaria tritici coros viginti millia et hordei coros totidem
27- 5 Dederuntq.. filii Ammon...decem millia coros tritici ac totidem coros hordei
1 Esdr. 7-22 Et usque ad frumenti coros centum
Ezech. 45-11 Ut capiat decimam partem cori batus
Et decimam partem cori, ephi
Juxta mensuram cori erit æqua libratio eorum
-13 Sextam partem ephi de coro frumenti
Et sextam partem ephi de coro hordei
-14 Batus olei, decima pars cori est
Et decem bati corum faciunt
Quia decem bati implent corum
Osee. 3- 2 Fodi eam mihi... coro hordei, et dimidio coro hordei
Luc. 16- 7 Quantum debes? qui ait : Centum coros tritici

CORUSCATIO.

Psal. 76-19 Illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ
143- 6 Fulgura coruscationem, et dissipabis eos
Eccli. 32-14 Ante grandinem præibit coruscatio
43-14 Et accelerat coruscationes emittere judicii

CORUSCO.

Exod. 40-33 Nec poterat Moyses... majestate Domini coruscante
Sap. 16-22 Ignis ardens in grandine et pluvia coruscans
Ezech. 1-14 Et animalia ibant.. in similitudinem fulguris coruscantis
Luc. 17-24 Sicut fulgur coruscans de sub cœlo... fulget

CORVINUM.

Levit. 11-15 Et omne corvini generis in similitudinem suam
Deut. 14-14 Et omne corvini generis

CORVUS.

Gen. 8- 6 Aperiens Noë fenestram... dimisit corvum
3 Reg. 17- 4 Corvisque præcepi ut pascant te ibi
- 6 Corvi quoque deferebant ei panem
Job. 38-41 Quis præparat corvo escam suam?
Psal. 146- 9 Qui dat... et pullis corvorum invocantibus
Prov. 30-17 Effodiant eum corvi de torrentibus
Cant. 5-11 Comæ ejus... nigræ quasi corvus
Isai. 34-11 Ibis et corvus habitabunt in ea
Soph. 2-14 Vox cantantis in fenestra, corvus in superliminari
Luc. 12-24 Considerate corvos, quia non seminant

COS.

Pater Anob et Soboba in tribu Juda.

1 Par. 4- 8 Cos autem genuit Anob, et Soboba

COSAN

Filius Elmadan et pater Addi.

Luc. 3-28 Addi qui fuit Cosan, qui fuit Elmadan

COSTA.

Gen. 2-21 Tulit unam de costis ejus et replevit carnem pro ea
-22 Ædificavit Dom. Deus costam quam tulerat
Job. 18-12 Et inedia invadat costas illius

COTURNIX.

Exod. 16-13 Et ascendens coturnix cooperuit castra
Num. 11-31 Coturnices detulit, et demisit in castra
-32 Congregavit coturnicum, qui parum, decem coros
Psal. 104-40 Petierunt et venit coturnix

COUS.

Coa et Cea insula est e Cycladibus in mari Ægæo, diversa a Chio ; nam inter Chium et Coum media est Samos.

Act. 21- 1 Recto cursu venimus Coum

COUTOR.

Joan. 4- 9 Non enim coutuntur Judæi

COZBI.

Anno mundi 2584, *ante J. C.* 1470. *Filia Zur principis Madianitarum nobilissimi. Ipsa cum aliis gentis suæ filiabus in castra Hebræorum intravit seu præ nimia et indiscreta curiositate, seu consilio et suggestione Balaam harioli. Mox earum pravitas pervertit Hebræos qui ab iis initiati sunt Beelphegor. Cozbi seduxit Zamri, qui eam valde adamavit et intravit in ejus lupanar, vidente Moyse et omni turba filiorum Israel flentium ante fores tabernaculi. Quod cum vidisset Phinees filius Eleazari filii Aaron, surrexit et arrepto pugione, ingressus est post Zamri in lupanar et perfodit illum simul et Cozbi in locis genitalibus.*

Num. 25-15 Mulier Madianitis... vocabatur Cozbi, filia Sur principis nobilissimi
-18 Et Cozbi filiam ducis Madian sororem suam

CRABRO.

Exod. 23-28 Emittens crabrones prius qui fugabunt Hevæum
Deut. 7-20 Insuper et crabrones mittet Dominus
Josue. 24-12 Misique ante vos crabrones

CRAPULA.

Eccli. 37-34 Propter crapulam multi obierunt
Zach. 12- 2 Ponam Jerusalem superliminare crapulæ omnibus populis
Luc. 21-34 Ne forte graventur corda vestra in crapula,

CRAPULATUS.

Psal. 77- 65 Et excitatus... tanquam potens crapulatus a vino

CRAS.

Gen. 30-33 Respondebitque mihi cras justitia mea
Exod. 8-10 Qui respondit : Cras. At ille : Juxta
-23 Cras erit signum istud
-29 Recedet musca... et a populo ejus cras
9- 5 Cras faciet Dom. verbum istud in terra
-18 En pluam cras hac ipsa hora grandinem
10- 4 Ecce ego inducam cras locustam in fines tuos
13-14 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
16-23 Requies sabbati sanctificata est Domino cras
17- 9 Cras ego stabo in vertice collis
19-10 Sanctifica illos hodie, et cras
32- 5 Cras solemnitas Domini est
Num. 11-18 Sanctificamini : cras comedetis carnes
14-25 Cras movete castra
16- 7 Hausto cras igne, ponite desuper thymiama
Deut. 6-20 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
Josue. 3- 5 Cras enim faciet Dominus inter vos mirabilia
4- 6 Quando interrogaverint vos filii vestri cras
-21 Quando interrogaverint filii vestri cras patres suos
11- 6 Cras enim hac eadem hora ego tradam...
22-18 Et cras in universum Israël ira ejus desæviet
-24 Cras dicent filii vestri filiis nostris
-27 Nequaquam dicant cras filii vestri
Judic. 19- 9 Et cras proficisceris ut vadas in domum
20-28 Cras enim tradam eos in manus vestras
1 Reg. 9-16 Cras mittam virum ad te
11- 9 Cras erit vobis salus, cum incaluerit sol
19-11 Nisi salvaveris te nocte hac, cras morieris
20-18 Dixitq. ad eum Jonathas : Cras calendæ sunt
28-19 Cras autem tu et filii tui mecum eritis
2 Reg. 11-12 Ait ergo David.. Mane... et cras dimittam te
3 Reg. 19- 2 Nisi hac hora cras posuero animam tuam
20- 6 Cras igitur hac eadem hora mittam servos
4 Reg. 6-28 Mulier...dixit...Filium m. comedemus cras
7- 1 In tempore hoc cras modius similæ uno statere erit
-18 Hoc eodem tempore cras in porta Samariæ
10- 6 Venite ad me hac eadem hora cras
2 Par. 20-16 Cras descendetis contra eos
-17 Cras egrediemini contra eos et Dominus erit vobiscum
Tobiæ. 8- 4 Deprecemur... hodie et cras, et secundum cras
Esth. 5- 8 Cras aperiam regi voluntatem meam
-12 Apud quam etiam cras cum rege pransurus sum
9-13 Sicut fecerunt hodie... sic et cras faciant
Prov. 3-28 Vade et revertere, cras dabo tibi
Eccli. 10-12 Sic et rex hodie est, et cras morietur
20-16 Hodie fœneratur quis, et cras expetit
Isai. 22-13 Comedamus et bibamus, cras enim moriemur
56-12 Et erit sicut hodie, sic et cras, et multo amplius
1 Mac. 2-63 Hodie extollitur et cras non invenietur
Matth. 6-30 Si a. fœnum... cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit
Luc. 12-28 Si a. fœnum... cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit
13-32 Sanitates perficio hodie et cras et tertia die consummor
-33 Oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare
Act. 25-22 Cras, inquit, audies eum
1 Cor. 15-32 Manducemus et bibamus, cras enim moriemur

CRASSITUDO.

Job. 15-27 Operuit faciem ejus crassitudo
Psal. 140- 7 Sicut crassitudo terræ erupta est
Isai. 55- 2 Et delectabitur in crassitudine anima vestra

CRASSUS.

Gen. 41- 2 Septem boves pulchræ et crassæ nimis
Deut. 31-20 Cumque... et saturati crassique fuerint
Judic. 3-17 Erat autem Eglon crassus nimis
Psal. 143-14 Boves eorum crassæ
Ezech. 34- 3 Et quod crassum erat, occidebatis
2 Mac. 1-20 Non invenerunt ignem, sed aquam crassam

CRASTINUS.

Levit. 7-16 Si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est
Num. 16-16 State... coram... Aaron die crastino separatim
Josue. 7-13 Et dic eis : Sanctificamini in crastinum
Judic. 6-31 Moriatur antequam lux crastina veniat
1 Reg. 11-11 Et factum est, cum dies crastinus venisset
20- 5 Dixit... David ad Jonathan... Ecce calendæ sunt crastino
-12 Ait Jonathas ad David... Crastino vel perendie
Prov. 27- 1 Ne glorieris in crastinum
Jerem. 20- 3 Cumque illuxisset in crastinum, eduxit Phassur
Dan. 13-27 Et facta est dies crastina
Jonæ. 4- 7 Paravit Deus vermem ascensu diluculi in crastinum
1 Mac. 5-27 In crastinum constituerunt admovere exercitum
Matth. 6-34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum
Crastinus enim dies sollicitus erit
Joan. 1-43 In crastinum voluit exire in Galilæam
12-12 In crastinum autem turba multa
Act. 4- 3 Et posuerunt eos in custodiam in crastinum
- 5 Factum est autem in crastinum, ut congregarentur
20- 7 Paulus disputabat... profecturus in crastinum
23-20 Ut crastina die producas Paulum in concilium
Jacob. 4-13 Hodie aut crastino ibimus in illam civitat.
-14 Qui ignoratis quid erit in crastino

CRATER, CRATERA.

Exod. 24- 6 Dimidiam partem sanguinis et misit in crateras
Num. 4- 7 Et ponent... crateras ad liba fundenda
1 Esdr. 8-27 (*Appendi*) et crateres aureos viginti
Cant. 7- 2 Umbilicus tuus crater tornatilis
Isai. 22-24 A vasis craterarum usque ad omne vas musicorum

CRATICULA.

Exod. 27- 4 Craticulamque in modum retis æneam
- 5 Eritque craticula usque ad altaris medium
30- 3 Vestiesque.. auro purissimo tam craticulam
35-16 Et craticulam ejus æneam cum vectibus
37-26 Vestivitq... cum craticula ac parietibus
38- 4 Craticulamque ejus in modum retis fecit
-30 Et altare æneum cum craticula
Levit. 2- 7 Sin autem de craticula fuerit sacrificium
7- 9 Et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur

CREAGRÆ.

2 *Par.* 4-11 Fecit a. Hiram lebetes et creagras
-16 Et lebetes et creagras et phialas
Jerem. 52-18 Et lebetes et creagras, et psalteria, et phialas

CREATIO.

Hebr. 9-11 Non manufactum, id est, non hujus creationis

CREATOR.

Deut. 32-18 Et oblitus es Domini Creatoris tui
Judith. 9-17 Deus cœlorum, Creator aquarum
Eccle. 12- 1 Memento Creatoris tui in diebus juventutis
Sap. 13- 5 Cognoscibiliter poterit Creator horum videri
Eccli. 1- 8 Unus est altissimus Creator omnipotens
24-12 Tunc præcepit et dixit mihi Creator omnium
2 *Mac.* 1-24 Domine Deus, omnium Creator terribilis
7-23 Sed enim mundi Creator qui formavit
13-14 Dans itaque potestatem omnium Deo mundi Creatori
Rom. 1-25 Qui... servierunt creaturæ potius quam Creatori
1 *Petr.* 4-19 Qui patiuntur... Creatori commendent animas suas

CREATURA.

Tobiæ. 8- 7 Et omnes creaturæ tuæ, quæ in eis sunt
Judith. 9-17 Deus cœlorum... et Dominus totius creaturæ exaudi me
16-17 Tibi serviat omnis creatura
Sap. 2- 6 Et utamur creatura tanquam in juventute
3-13 Maledicta creatura eorum, quoniam felix
5-18 Et armabit creaturam ad ultionem
9- 2 Constituisti hominem ut dominaretur creaturæ
13- 5 A magnitudine enim speciei, et creaturæ
14-11 Quoniam creaturæ Dei in odium factæ sunt
16-24 Creatura enim tibi Factori deserviens exardescit
19- 6 Omnis enim creatura ad suum genus ab initio refigurabatur
-11 Viderunt novam creaturam avium
Eccli. 4-17 Et erunt in confirmatione creaturæ illius
16-17 Quæ est enim anima mea in tam immensa creatura?
24- 5 Prodivi primogenita ante omnem creaturam
36-17 Da testimonium his qui ab initio creaturæ tuæ sunt
38-39 Sed creaturam ævi confirmabunt
43-27 Illic præclara opera..et creatura belluarum
Marc. 10- 6 Ab initio autem creaturæ
13-19 Ab initio creaturæ quam condidit Deus
16-15 Prædicate Evangelium omni creaturæ
Rom. 1-20 Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quæ facta sunt
-25 Servierunt creaturæ potius quam Creatori
8-19 Nam expectatio creaturæ, revelationem... expectat
-20 Vanitati enim creatura subjecta
-21 Creatura liberabitur a servitute corruptionis
-22 Scimus e. quod omnis creatura ingemiscit
-39 Neque creatura alia poterit nos separare
2 *Cor.* 5-17 Si qua ergo in Christo nova creatura
Galat. 6-15 Neque præputium, sed nova creatura
Colos. 1-15 Qui est imago Dei invisibilis primogenitus omnis creaturæ
-23 Quod prædicatum est in universa creatura
1 *Tim.* 4- 4 Quia omnis creatura Dei bona est
Hebr. 4-13 Non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus
Jacob. 1-18 Ut simus initium aliquod creaturæ ejus
1 *Petr.* 2-13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ
2 *Petr.* 3- 4 Omnia sic perseverant ab initio creaturæ
Apoc. 3-14 Testis... qui est principium creaturæ Dei
5-13 Et omnem creaturam quæ in cœlo est
8- 9 Mortua est tertia pars creaturæ

CREBER.

2 *Par.* 26- 8 Divulgatum est nomen... propter crebras victorias

CREBRO. *Adv.*

4 *Reg.* 21-13 Et ducam crebrius stylum super faciem ejus
Esth. 3- 4 Cumque hoc crebrius dicerent
Eccle. 7-23 Quia et tu crebro maledixisti aliis
Matth. 17-14 Nam sæpe cadit... et crebro in aquam
Marc. 7- 3 Nisi crebro laverint manus, non manducant

CREDIBILIS.

2 *Par.* 6-18 Ergo-ne credibile est ut habitet Deus..super terram
Psal. 92- 5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis

CREDITOR.

4 *Reg.* 4- 1 Et ecce creditor venit ut tollat duos filios
- 7 Vende oleum et redde creditori tuo
Prov. 29-13 Pauper et creditor obviaverunt sibi
Isai. 50- 1 Quis est creditor meus cui vendidi vos?

CREDO.

Gen. 15- 6 Credidit Abraham Deo et reputatum est illi
21- 7 Rursumque ait : Quis auditurum crederet Abraham
27-33 Et ultra quam credi potest admirans ait
45-26 Quo audito Jacob... tamen non credebat eis
Exod. 4- 1 Non credent mihi, neque audient vocem meam
- 5 Ut credant, inquit, quod apparuerit
- 8 Si non crediderint, inquit, tibi, neque audierint
Credent verbo signi sequentis
- 9 Si nec duobus quidem his signis crediderint
-31 Et credidit populus
14-31 Et crediderunt Domino et Moysi servo ejus
19- 9 Ut... populus... credat tibi in perpetuum
Num. 14-11 Dixit Dominus..Quousq. non credent mihi?
20-12 Dixitq. Dominus...Quia non credidistis mihi
Deut. 1-32 Nec sic quidem credidistis Domino
2-11 Quasi gigantes crederentur
9-23 Contempsistis imperium Domini Dei vestri, et non credidistis ei
28-66 Timebis nocte et die, et non credes vitæ tuæ
1 *Reg.* 27-12 Credidit ergo Achis David, dicens
3 *Reg.* 10- 7 Et non credebam narrantibus mihi
20-25 Credidit consilio eorum, et fecit ita
1 *Par.* 5-20 Et exaudivit eos eo quod credidissent in eum
2 *Par.* 9- 6 Non credebam narrantibus donec..venissem
16- 8 Cum Dom. credidisses tradidit in manu tua
- 9 His, qui corde perfecto credunt in eum
20-20 Credite in Dom. Deo vestro, et securi eritis
Credite prophetis ejus, et cuncta evenient
32-15 Non vos ergo decipiat... neque credatis
Tobiæ. 5-27 Credo enim quod Angelus Dei bonus comitetur ei
7-14 Et credo quoniam ideo fecit vos venire ad me
13- 8 Facite justitiam coram Deo, credentes quod faciat vobiscum misericordiam suam
Judith. 8-27 Et non ad perditionem evenisse credamus
13- 7 Et hoc, quod credens per te posse fieri
14- 6 Achior..credidit Deo, et circumcidit carnem
Job. 9-16 Non credo quod audierit vocem meam
15-22 Non credit, quod reverti possit de tenebris
-31 Non credet frustra errore deceptus
24-22 Et cum steterit non credet vitæ
29-24 Si quando ridebam ad eos, non credebant
39-12 Numquid credes illi quod sementem reddat tibi
Psal. 26-13 Credo videre bona Domini in terra viventium
67-19 Etenim non credentes inhabitare Dominum
77- 8 Et non est creditus cum Deo spiritus ejus
-22 Quia non crediderunt in Deo
-32 Et non crediderunt in mirabilibus ejus
105-12 Et crediderunt verbis ejus
-24 Non crediderunt verbo ejus
115-10 Credidi propter quod locutus sum
118-66 Quia mandatis tuis credidi
Prov. 14-15 Innocens credit omni verbo
-21 Qui credit in Domino misericordiam diligit
26-25 Quando submiserit vocem suam ne credideris
Sap. 12- 2 Ut... credant in te, Domine
-17 Qui non crederis esse in virtute consummatus
16-26 Sermo tuus hos qui in te crediderint conservat
18- 6 Ut vere scientes quibus juramentis crediderunt
-13 De omnibus enim non credentes propter veneficia
Eccli. 2- 6 Crede Deo, et recuperabit te
- 8 Qui timetis Dominum credite illi
-15 Væ dissolutis corde qui non credunt Deo
4-17 Si crediderit ei, hæreditabit illam
6- 7 Si possides amicum... ne facile credas ei
12-10 Non credas inimico tuo in æternum
13-14 Nec credas multis verbis illius
16- 2 Non credas vitæ illorum
19- 4 Qui credit cito, levis corde est
-16 Non omni verbo credas
30-12 Ne forte induret et non credat tibi
32-27 In omni opere tuo crede ex fide animæ tuæ
-28 Qui credit Deo, attendit mandatis
33- 3 Homo sensatus credit legi Dei
36-28 Quis credit ei qui non habet nidum
50-26 Credere Israël nobiscum esse Dei misericordiam
Isai. 7- 9 Si non credideritis, non permanebitis
28-16 Qui crediderit, non festinet
43-10 Dicit Dominus... ut sciatis, et credatis mihi
53- 1 Quis credidit auditui nostro?
Jerem. 12- 6 Ne credas eis cum locuti fuerint tibi bona
40-14 Et non credidit eis Godolias filius Ahicam
Thren. 4-12 Non crediderunt reges terræ
Baruc. 1-17 Peccavimus... et non credidimus diffidentes
Ezech. 13-19 Mentientes populo meo credenti mendaciis
Dan. 3-95 Et eruit servos suos qui crediderunt in eum
6-23 Nulla læsio inventa... quia credidit Deo suo
8-24 Supra quam credi potest universa vastabit
13-41 Credidit eis multitudo quasi senibus
Jonæ. 3- 5 Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum
Mich. 7- 5 Nolite credere amico
Habac. 1- 5 Opus factum... quod nemo credet cum narrabitur
1 *Mac.* 1-31 Et crediderunt ei
2-59 Ananias et Azarias...credentes liberati sunt de flamma
7- 7 Nunc ergo mitte virum cui credis ut eat
-16 Crediderunt ei : et comprehendit ex eis
10-46 Non crediderunt eis, nec receperunt eos
12-46 Credidit ei, et fecit sicut dixit.
2 *Mac.* 3-12 Decipi vero eos qui credidissent loco et templo
8-13 Quidam formidant. et non credentes Dei justitiæ, in fugam vertebantur
Matth. 8-13 Vade et sicut credidisti, fiat tibi
9-28 Creditis quia hoc possum facere vobis
18- 6 Qui a. scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me credunt
21-22 Quæcumque petieritis in oratione credentes, accipietis
-26 Quare ergo non credidistis illi?
-32 Venit... Joannes in via justitiæ, et non credidistis ei
Publicani a. et meretrices crediderunt ei
Nec pœnitentiam habuistis postea, ut crederetis ei
24-23 Ecce hic est Christus, aut illic : nolite credere
-26 Ecce in penetralibus : nolite credere
27-42 Descendat nunc de cruce, et credimus ei
Marc. 1-15 Pœnitemini et credite Evangelio
5-36 Noli timere, tantummodo crede
9-22 Jesus... ait illi : Si potes credere
Omnia possibilia sunt credenti
-23 Cum lacrymis aiebat : Credo, Domine
-41 Quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me
11-23 Sed crediderit quia quodcumque dixerit fiat
-24 Quæc. orantes petitis, credite quia accipietis
-31 Quare ergo non credidistis ei?
13-21 Ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis
15-32 Descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus
16-11 Illi audientes quia viveret et visus esset ab ea, non crediderunt
-13 Illi euntes... nec illis crediderunt
-14 Quia iis qui viderant..non crediderunt
-16 Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur
-17 Signa a. eos, qui crediderint, hæc sequentur
Luc. 1-20 Pro eo quod non credidisti verbis meis
-45 Beata quæ credidisti quon. perficientur ea
8-12 Ne credentes salvi fiant
-13 Radices non habent qui ad tempus credunt
-50 Noli timere, crede tantum, et salva erit
16-11 Quod verum est, quis credet vobis?
-31 Si quis ex mortuis resurrexerit, credent
20- 5 Dicet : Quare ergo non credidistis illi?
22-67 Si vobis dixero, non credetis mihi
24-11 Et visa sunt..verba ista; et non crediderunt
-25 Dixit.. O stulti et tardi corde ad credendum
-41 Adhuc a. illis non credentibus et mirantibus
Joan. 1- 7 Hic venit...ut omnes crederent per illum
-12 Dedit eis potestatem... qui credunt in nomine ejus
-50 Respondit Jesus... Vidi te sub ficu, credis
2-11 Et crediderunt in eum Discipuli ejus
-22 Crediderunt Scripturæ et sermoni
-23 Multi crediderunt in nomine ejus
3-12 Si terrena dixi vobis et non creditis
Si dixero vobis cœlestia credetis?
-15 Ut omnis qui credit in ipsum, non pereat
-16 Ut omnis qui credit in eum, non pereat
-18 Qui credit in eum non judicatur
Qui autem non credit, jam judicatus est
Quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei
-36 Qui credit in Filium, habet vitam æternam
4-21 Dicit ei Jesus : Mulier, crede mihi
-39 Ex civit... multi crediderunt in eum
-41 Et multo plures crediderunt in eum

Joan. 4-42 Quia jam non propter tuam loquelam credimus
-48 Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
-50 Credidit homo sermoni quem dixit ei Jesus
-53 Et credidit ipse et domus ejus tota
5-24 Qui verbum meum audit et credit ei qui misit me, habet vitam æternam
-38 Quem misit ille huic vos non creditis
-44 Quomodo vos potestis credere, qui gloriam.
-46 Si enim crederetis Moysi
Crederetis forsitan et mihi
-47 Si autem illius litteris non creditis
Quomodo verbis meis credetis?
6-29 Hoc est opus Dei ut credatis in eum quem misit ille
-30 Ut videamus, et credamus tibi?
-35 Et qui credit in me, non sitiet unquam
-36 Dixi v. quia et vidistis me, et non creditis
-40 Qui videt Filium et credit in eum, habeat
-47 Qui credit in me, habet vitam æternam
-65 Sunt quidam ex vobis qui non credunt. Sciebat enim ab initio Jesus qui essent non credentes
-70 Et nos credidimus, et cognovimus quia tu es
7- 5 Neque enim fratres ejus credebant in eum
-31 De turba autem multi crediderunt in eum
-38 Qui credit in me, sicut dicit Scriptura
-39 Quem accepturi erant credentes in eum
-48 Numquid, ex principibus aliquis credidit in eum
8-24 Si enim non credideritis quia ego sum
-30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum
-31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei
-45 Si veritatem dico, non creditis mihi
-46 Si veritatem dico... quare non creditis mihi
9-18 Non crediderunt ergo Judæi de illo
-35 Jesus... dixit.. Tu credis in Filium Dei?
-36 Quis est, Domine, ut credam in eum?
-38 At ille ait: Credo, Domine
10-25 Respondit eis Jesus: Loquor vobis, et non creditis
-26 Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus
-37 Si non facio... nolite credere mihi
-38 Si autem facio: et si mihi non vultis credere, operibus credite
Ut cognoscatis, et credatis
-42 Et multi crediderunt in eum
11-15 Gaudeo propter vos, ut credatis
-25 Qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet
-26 Omnis qui vivit, et credit in me, non morietur in æternum. Credis hoc?
-27 Ego credidi, quia tu es Christus
-40 Quoniam si credideris, videbis gloriam Dei
-42 Ut credant quia tu me misisti
-45 Multi... ex Judæis... crediderunt in eum
-48 Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum
12-11 Multi... et credebant in Jesum
-36 Dum lucem habetis, credite in lucem
-37 Cum a. tanta signa fecisset... non credebant in eum
-38 Domine, quis credidit auditui nostro?
-39 Propterea non poterant credere
-42 Ex principibus multi crediderunt in eum
-44 Jesus a. clamavit et dixit: Qui credit in me,
Non credit in me, sed in eum qui misit me
-46 Veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat
13-19 Ut cum factum fuerit credatis quia ego sum
14- 1 Creditis in Deum, et in me credite
-10 Non creditis, quia ego in Patre, et Pater in me est?
-11 Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est?
-12 Alioquin propter opera ipsa credite
Amen, amen dico vobis, qui credit in me,
-29 Ut cum factum fuerit, credatis
16- 9 De peccato quidem, quia non crediderunt in me
-27 Et credidistis quia ego a Deo exivi
-30 In hoc credimus quia a Deo existi
-31 Respondit eis Jesus: Modo creditis?
17- 8 Crediderunt quia tu me misisti
-20 Sed et pro eis qui credituri sunt
-21 Ut credat mundus, quia tu me misisti
19-35 Scit quia vera dicit; ut et vos credatis
20- 8 Discipulus qui venerat... et vidit, et credidit
-25 Nisi videro in manibus ej.. non credam
-29 Dixit ei Jesus: Quia vidisti me, Thoma, credidisti
Beati qui non viderunt et crediderunt
-31 Hæc a. scripta sunt ut credatis, quia Jesus est Christus
Et ut credentes, vitam habeatis in nomine ejus

Act. 2-44 Omnes etiam qui credebant erant pariter
4- 4 Multi... qui audierant verbum, crediderunt
-32 Multitudinis a. credentium erat cor unum
5-14 Magis autem augebatur credentium in Domino multitudo
-36 Omnes qui credebant ei, dissipati sunt
8-12 Cum vero credidissent Philippo evangelizanti
-13 Tunc Simon et ipse credidit
-37 Dixit a. Philippus: Si credis ex toto corde licet
Credo Filium Dei esse Jesum Christum
9-26 Omnes timebant eum, non credentes quod esset discipulus
-42 Et crediderunt multi in Domino
10-43 Remissionem pecc. accipere... omnes qui credunt in eum
11-17 Sicut et nobis, qui credidimus in Dominum
-21 Multusque numerus credentium conversus est ad Dominum
13-12 Proconsul cum vidisset factum credidit
-39 In hoc omnis qui credit, justificatur
-41 Operor.... opus quod non credetis
-48 Et crediderunt quotquot erant præordinati
14- 1 Ita ut crederet Judæorum et Græcorum... multitudo
-22 Commendaverunt eos Domino in quem crediderunt
15- 5 Quidam de hæresi Pharis. qui crediderunt
- 7 Audire gentes verbum Evangelii, et credere
-11 Sed per gratiam Domini... credimus salvari
16-31 Illi dixerunt: Crede in Dominum Jesum
-34 Lætatus est cum omni domo sua credens Deo
17- 4 Quidam ex eis crediderunt
-12 Et multi quidem crediderunt ex eis
-34 Quidam vero viri adhærentes ei crediderunt
18- 8 Crispus a. archisynagogus credidit Domino
Multi Corinthiorum audientes credebant
-27 Qui cum venisset, contulit multum his qui crediderant
19- 2 Dixit... Si Spiritum sanctum accepistis credentes?
- 4 In eum... ut crederent, hoc est, in Jesum
- 9 Cum autem quidam indurarentur, et non crederent
-18 Multique credentium veniebant
21-20 Vides, frater, quot millia sunt in Judæis, qui crediderunt
-25 De his autem qui crediderunt ex Gentibus..
22-19 Cædens per synagogas eos qui credebant in te
23-21 Tu vero ne credideris illis; insidiantur enim
24-14 Credens omnibus quæ in lege...scripta sunt
26-27 Credis, rex Agrippa, Prophetis?
Scio quia credis
27-11 Centurio a. gubernatori et nauclero magis credebat
-25 Credo enim Deo, quia sic erit quemadmodum dictum
28-24 Et quidam credebant his quæ dicebantur
Quidam vero non credebant

Rom. 1-16 Virtus e. Dei est in salutem omni credenti
2- 8 Qui non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati
3- 3 Quid e. si quidam illorum non crediderunt
-22 Justitia a. Dei... super omnes qui credunt in eum.
4- 3 Credidit Abraham Deo et reputatum est illi
- 5 Credenti a. in eum, qui justificat impium
-11 Ut sit pater omnium credentium per præputium
-17 Ante Deum, cui credidit, qui vivificat mortuos
-18 Qui contra spem in spem credidit
-24 Credentibus in eum qui suscitavit Jesum
6- 8 Credimus quia simul etiam vivemus cum Christo
9-33 Qui credit in eum, non confundetur
10- 4 Finis enim legis Christus ad justitiam omni credenti
- 9 Et in corde tuo credideris quod.. ill. suscitavit a mortuis.
-10 Corde enim creditur ad justitiam
-11 Omnis qui credit in illum non confundetur
-14 Quomodo ergo invocabunt in quem non crediderunt? aut quomodo credent ei quem non audierunt?
-16 Domine, quis credidit auditui nostro
-21 Expandi manus meas ad populum non credentem
11-30 Sicut... et vos non credidistis Deo
-31 Non crediderunt in vestram misericordiam
13-11 Propior est nostra salus, quam cum credidimus
14- 2 Alius enim credit se manducare omnia
15-13 Deus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo

1 Cor. 1-21 Placuit Deo... salvos facere credentes
3- 5 (*Quid est Apollo? quid Paulus?*) ministri ejus cui credidistis
11-18 Audio scissuras esse inter vos et ex parte credo
13- 7 Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat
15- 2 Si tenetis, nisi frustra credidistis
-11 Sic prædicamus et sic credidistis
-23 Deinde ii qui sunt Christi qui in adventu ejus crediderunt

2 Cor. 4-13 Credidi, propter quod locutus sum
...Credidimus, propter quod et loquimur

Galat. 2-16 Nos in Christo Jesu credimus
3- 6 Abraham credidit Deo et reputatum est illi
-22 Ut promissio... daretur credentibus

Ephes. 1-13 Salutis vestræ, in quo et credentes signati estis
-19 In nos qui credimus secundum operationem potentiæ

Philip. 1-29 Non solum ut in eum credatis sed ut... patiamini

1 Thes. 1- 7 Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus
2-10 Vobis qui credidistis, fuimus
-13 Verbum Dei qui operatur in vobis, qui credidistis
4-13 Si enim credimus quod Jesus mortuus est

2 Thes. 1-10 Qui crediderunt, quia creditum est testimonium nostrum
2-10 Mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio
-11 Ut judicentur omnes, qui non crediderunt veritati

1 Tim. 1-16 Ad informationem eorum, qui credituri sunt illi
3-16 Prædicatum est gentibus, creditum est in mundo

2 Tim. 1-12 Scio enim cui credidi
2-13 Si non credimus, ille fidelis permanet

Tit. 3- 8 Ut curent bonis op. præesse qui credunt Deo

Hebr. 4- 3 Ingredi emur e. in requiem, qui credidimus
11- 6 Credere enim oportet accedentem ad Deum
-11 Fidelem credidit esse eum qui repromiserat

Jacob. 2-19 Tu credis quoniam unus est Deus
Et dæmones credunt, et contremiscunt
-23 Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi

1 Petr. 1- 8 In quem nunc quoque non videntes creditis
Credentes autem exultabitis lætitia
2- 6 Qui crediderit in eum, non confundetur
- 7 Vobis igitur honor credentibus
Non credentibus autem, lapis
- 8 Offendunt verbo nec credunt in quo et positi sunt
3- 1 Si qui non credunt verbo
4-17 Quis finis eorum qui non credunt Dei Evangelio?

1 Joan. 3-23 Hoc est mandatum ejus ut credamus in nomine Filii ejus
4- 1 Charissimi, nolite omni spiritui credere
-16 Credidimus charitati, quam habet Deus
5- 1 Omnis qui credit, quon. Jesus est Christus
- 5 Qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei
-10 Qui credit in Filium Dei, habet testimonium
Qui non credit Filio, mendacem fecit eum
Quia non credit in testimonium.
-13 Hæc scribo vob... qui creditis in nomine Filii Dei

Judæ. - 5 Secundo eos, qui non crediderunt, perdidit

CREDO, *pro Committo.*

Gen. 39- 4 Joseph... gubernabat creditam sibi domum
-23 Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis

Levit. 6- 2 Depositum quod fidei ejus creditum fuerat.

1 Par. 9-26 His quatuor Levitis creditus erat omnis numerus janitorum
-29 De ipsis et qui credita habebant utensilia sanctuarii

2 Esdr. 13-13 Ipsis creditæ sunt partes fratrum suorum

Esth. 16- 5 Credita sibi officia diligenter observant

Sap. 14- 5 Propter hoc etiam et exiguo ligno credunt homines animas suas

Eccli. 4-19 Donec tentet eum in cogitationibus suis, et credat animæ illius
7-28 Et odibili non credas te
32-25 Nec credas te viæ laboriosæ

2 Mac. 3-22 Invocabant omn. Deum, ut credita sibi his qui crediderant... conservarentur
10-13 Eo quod Cyprum creditam sibi a Philometore deseruisset

Joan. 2-24 Ipse a. Jesus non credebat semetipsum eis

Rom. 3- 2 Quia credita sunt illis eloquia Dei

1 Cor. 9-17 Si a. invitus, dispensatio mihi credita est

Galat. 2- 7 Cum vidissent quod creditum est mihi Evangelium præputii

1 *Thes.* 2- 4 Sicut probati sumus a Deo ut crederetur nobis Evangelium
1 *Tim.* 1-11 Secundum Evangelium... quod creditum est mihi
2 *Tim.* 3-14 Permane in iis quæ didicisti et credita sunt tibi
Tit. 1- 3 In prædicatione quæ credita est mihi

CREDULUS.

Gen. 39-19 Nimium credulus verbis conjugis, iratus est valde

CREMIUM.

Psal. 101- 4 Ossa mea sicut cremium aruerunt

CREMO.

Levit. 4-12 In loco effusorum cinerum cremabuntur
-35 Cremabit super altare in incensum Domini
5-12 Tradetq. eam sacerdoti, qui... cremabit super altare
6- 9 Cremabitur in altari tota nocte usque mane
-22 Et tota cremabitur in altari
8-17 Vitulum cum pelle... cremans extra castra
9-13 Quæ omnia super altare cremavit igni
-20 Cumque cremati essent adipes super altare
10-15 Eo quod... et adipes qui cremantur in altari
2 *Par.* 28-25 In omnibus quoque urbibus Juda extruxit aras ad cremandum thus
29-11 Vos elegit Dom. ut.. et cremetis ei incensum
Hebr. 13-11 Horum corpora cremantur in castra

CREO.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
-21 Creavitque Deus cete grandia
-27 Et creavit Deus hominem ad imaginem suam
Ad imaginem Dei creavit illum
Masculum et fœminam creavit eos
2- 3 Quod creavit Deus ut faceret
- 4 Quando creata sunt, in die quo fecit Dom.
5- 1 In die qua creavit Deus hominem
- 2 Masculum et fœminam creavit eos
Vocavit... Adam in die quo creati sunt
6- 7 Delebo, inquit, hominem quem creavi
14-19 Deo excelso qui creavit cœlum et terram
Deut. 4-19 Ne... colas quæ creavit Dominus Deus tuus
-32 Ex die quo creavit Deus hominem
26-19 Faciat te excelsior... gentibus quas creavit,
32- 6 Numquid non ipse est pater.. qui.. et fecit et creavit te
Judith. 13-24 Benedictus Dominus qui creavit cœlum et terram
16-17 Misisti Spiritum tuum et creata sunt
Psal. 32- 9 Ipse mandavit, et creata sunt
50-12 Cor mundum crea in me Deus
88-13 Aquilonem et mare tu creasti
101-19 Qui creabitur, laudabit Dominum
103-30 Emittes Spiritum tuum et creabuntur
148- 5 Ipse mandavit, et creata sunt
Sap. 1-14 Creavit enim ut essent omnia
2-23 Quoniam Deus creavit hominem
10- 1 Cum solus esset creatus custodivit
11-18 Manus tua quæ creavit orbem terrarum
Eccli. 1- 4 Prior omnium creata est sapientia
- 9 Ipse creavit illam in Spiritu sancto
7-16 Non oderis...rusticationem creatam ab Altissimo
10-22 Non est creata hominibus superbia
17- 1 Deus creavit de terra hominem
- 5 Creavit ex ipso adjutorium simile sibi
- 6 Creavit illis scientiam spiritus
18- 1 Qui vivit in æternum creavit omnia simul
23-29 Antequam crearentur, omnia sunt agnita
24-12 Et qui creavit me, requievit in tabernaculo
-14 Ab initio et ante sæcula creata sum
31-15 Nequius oculo quid creatum est?
-35 Vinum in jucunditatem creatum est
33-10 Omnes homin.. ex terra, unde creatus est Adam
37- 3 O præsumptio nequissima, unde creata es
38- 1 Etenim illum creavit Altissimus
- 4 Altissimus creavit de terra medicamenta
-12 Etenim illum Dominus creavit
39-30 Bona bonis creata sunt ab initio
-33 Sunt spiritus, qui ad vindictam creati sunt
-35 Omnia hæc ad vindictam creata sunt
40- 1 Occupatio magna creata est omnibus hom.
-10 Super iniquos creata sunt hæc omnia
Isai. 4- 5 Et creabit Dominus super omnem locum
40-26 Levate... oculos vestros et videte quis creavit hæc
-28 Qui creavit terminos terræ, non deficiet
41-20 Et sanctus Israël creavit illud
42- 5 Hæc dicit Dom. Deus, creans cœlos
43- 1 Hæc dicit Dom. creans te Jacob, et formans
- 7 In gloriam meam creavi eum
Isai. 43-15 Ego Dominus sanctus vester creans Israël rex vester
45- 7 Formans lucem et creans tenebras
Faciens pacem, et creans malum
- 8 Ego Dominus creavi eum
-12 Feci terr. et hominem super eam creavi
-18 Quia hæc dicit Dominus creans cœlos
Non in vanum creavit eam
46-11 Creavi, et faciam illud
48- 7 Nunc creata sunt, et non ex tunc
54-16 Ecce ego creavi fabrum sufflantem in igne
Ego creavi interfectorem ad disperdendum
57-19 Creavi fructum labiorum pacem, pacem ei
65-17 Ecce enim ego creo cœlos novos,
-18 Gaudebitis... in his quæ ego creo
Quia ecce ego creo Jerusalem exultationem
Jerem. 31-22 Quia creavit Dominus novum super terram
Ezech. 21-30 In loco, in quo creatus es... judicabo te
Dan. 14- 4 Colo... Deum, qui creavit cœlum et terram
Amos. 4-13 Creans ventum et annuntians homini eloquium
Malac. 2-10 Numquid non Deus unus creavit nos?
1 *Cor.* 11- 9 Etenim non est creatus vir propter mulierem
Ephes. 2-10 Sumus factura, creati in Christo Jesu
3- 9 In Deo qui omnia creavit
4-24 Qui secundum Deum creatus est in justitia
Colos. 1-16 Omnia per ipsum et in ipso creata sunt
3-10 Secundum imaginem ejus qui creavit illum
1 *Tim.* 4- 3 A cibis quos Deus creavit ad percipiendum
Hebr. 3- 4 Qui autem omnia creavit, Deus est
Apoc. 4-11 Quia tu creasti omnia et propter voluntatem tuam erant, et creata sunt
10- 6 Qui creavit cœlum, et ea quæ in eo sunt

CREPIDO.

Exod. 2- 5 Puellæ ejus gradiebantur per crepidinem alvei
Levit. 1-15 Decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris
Judic. 7-23 Fugientes usque ad... crepidinem Abelmehula
Judith. 7- 3 Venerunt per crepidinem montis
Ezech. 43-14 De sinu terræ usque ad crepidinem noviss.
Et a crepidine minore usque ad crepidinem majorem quatuor cubiti,
-17 Et crepido quatuordecim cubitorum
-20 Pones... super quatuor angulos crepidinis
45-19 Ponet...in quatuor angulis crepidinis altaris
2 *Mac.* 10-26 Ad altaris crepidinem provoluti

CREPO.

2 *Par.* 25-12 Præcipitaveruntque eos... qui universi crepuerunt
Act. 1-18 Et suspensus crepuit medius

CREPUSCULUM.

2 *Reg.* 2-32 Et in ipso crepusculo pervenerunt in Hebron

CRESCENS.

Discipulus sancti Pauli, a quo missus est in Galatiam ad prædicandum Evangelium.

2 *Tim.* 4-10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam

CRESCO.

Gen. 1-22 Benedixitque eis, dicens: Crescite, et multiplicamini
8-17 Crescite, et multiplicamini super eam
9- 1 Et dixit ad eos: Crescite, et multiplicamini
- 7 Vos autem crescite et multiplicamini
17- 6 Faciamque te crescere vehementissime
21- 8 Crevit igitur puer, et ablactatus est
-20 Et fuit cum eo, qui crevit, et moratus est in solitudine
24-60 Soror nostra es, crescas in mille millia
26-22 Dilatavit nos Dominus et fecit crescere
28- 3 Crescere te faciat, atque multiplicet
35-11 Dixitque ei... Cresce, et multiplicare
38-11 Esto vidua... donec crescat Sela filius meus
-14 Eo quod crevisset Sela
40-10 (*Videbam*) crescere paulatim in gemmas
41-52 Crescere me fecit Deus in terra paupertatis
-56 Crescebat autem quotidie fames
48-16 (*Pueri*) crescant in multitudinem super terram
-19 Semen illius crescet in gentes
49- 4 Non crescas: Quia ascendisti cubile patris
Exod. 1- 7 Filii Israël creverunt, et quasi germinantes multiplicati
-12 Tanto magis multiplicabantur et crescebant
-20 Crevit populus, confortatusque est
2-11 In diebus illis postquam creverat Moyses
19-19 Et sonitus buccinæ paulatim crescebat in majus
23-29 Et crescant contra te bestiæ
Levit. 13- 5 Siquidem lepra ultra non creverit
Levit. 13- 6 Lepra, et non creverit in cute, mundabit eum
- 7 Quod si... iterum lepra creverit, adducetur
-22 Et siquidem creverit, adjudicabit eum lepræ
-32 Si non creverit macula, et capillus sui coloris est
-35 Sin a... rursus creverit macula in cute
-51 Rursus aspiciens si deprehenderit crevisse
-53 Quod si eam viderit non crevisse
14-39 Considerabit eam, si invenerit crevisse lepram
25-16 Post jubilæum, tanto crescet et pretium
26- 9 Respiciam vos, et crescere faciam:
Num. 6- 5 Sanctus erit, crescente cæsarie capitis ejus
Deut. 26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam
Judic. 4-24 Qui crescebant quotidie et forti manu
11- 2 Qui postquam creverant, ejecerunt Jephte
13-24 Crevitque puer, et benedixit ei Dominus
Ruth. 1-13 Si eos expectare velitis, donec crescant
1 *Reg.* 2-26 Samuël proficiebat, atque crescebat
3-19 Crevit a. Samuël, et Dominus erat cum eo
14-19 Crescebatque paulatim, et clarius resonabat
2 *Reg.* 10- 5 Manete in Jericho, donec crescat barba vestra
12- 3 Quæ creverat apud eum cum filiis ejus
4 *Reg.* 4-18 Crevit a. puer. Et cum esset quædam dies
20-10 Facile est, umbram crescere decem lineis
1 *Par.* 11- 9 Proficiebatque David vadens, et crescens
19- 5 Donec cresceret barba eorum, et tunc reverterentur
2 *Par.* 17-12 Crevit ergo Josaphat, et magnificatus est
1 *Esdr.* 4-22 Et paulatim crescat malum contra reges
5- 8 Extruitur et crescit in manibus eorum
9- 6 Et delicta nostra creverunt usque ad cœlum
Esth. 9- 4 Fama quoque nominis ejus crescebat quotidie
10- 6 Parvus fons qui crevit in fluvium
11-10 Fons parvus crevit in fluvium maximum
Job. 1-10 Et possessio ejus crevit in terra?
8-11 Aut crescere carectum sine aqua?
31-18 Quia ab infantia mea crevit mecum miserat.
Prov. 4-18 Procedit et crescit usque ad perfectam diem
Eccli. 2- 3 Conjungere Deo.. ut crescat in novissimo vita tua
43- 8 Crescens mirabiliter in consummatione
44-22 Dedit... crescere illum quasi terræ cumulum
Isai. 55-13 Pro urtica crescet myrtus
Jerem. 3-16 Cumq.. et creveritis in terra in diebus illis
23- 3 Crescent, et multiplicabuntur
Ezech. 17- 6 Cumque germinasset crevit in vineam latiorem
19-10 Et frondes ejus creverunt ex aquis multis
36-11 Et multiplicabuntur et crescent
Dan. 4-19 Tu es rex., et magnitudo tua crevit
-30 Donec capilli... in similitudinem aquilarum crescerent
8- 8 Cumq. crevisset, fractum est cornu magnum
-23 Post regnum eorum... cum creverint iniquitates
Jonæ. 4-10 Dixit Dominus: Tu doles super hederam... neque fecisti ut cresceret
1 *Mac.* 9-66 Cœpit cædere, et crescere in virtutibus
2 *Mac.* 4-50 Menelaüs... crescens in malitia ad insidias civium
Matth. 6-28 Considerate lilia agri quomodo crescunt
13- 7 Et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea
-26 Cum a. crevisset herba et fructum fecisset
-30 Sinite utraque crescere usque ad messem
-32 Cum autem creverit, majus est omnibus oleribus
Marc. 4- 8 Dabat fructum ascendentem, et crescentem
Luc. 1-80 Puer autem crescebat, et confortabatur
2-40 Puer autem crescebat, et confortabatur
12-27 Considerate lilia quomodo crescunt
13-19 Et crevit, et factum est in arborem magnam
Joan. 3-30 Illum oportet crescere, me autem minui
Act. 6- 1 In diebus a. illis crescente numero discipul.
- 7 Et verbum Domini crescebat
7-17 Crevit populus, et multiplicatus est in Ægypto
12-24 Verbum autem Domini crescebat,
19-20 Fortiter crescebat verbum Dei
2 *Cor.* 10-15 Spem a. habentes crescentis fidei vestræ
Ephes. 2-21 Crescit in templum sanctum in Domino
4-15 Crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus
Colos. 1- 6 Fructificat et crescit sicut in vobis
-10 Fructificantes et crescentes in scientia Dei
2-19 Crescit in augmentum Dei
1 *Petr.* 2- 2 Ut in eo crescatis in salutem
2 *Petr.* 3-18 Crescite vero in gratia, et in cognitione

CRETA.

Cujus incolæ dicuntur Cretes *vel* Cretenses, *insula maris Mediterranei, Peloponneso*

adjacens Austrum versus, pluribus olim insignita nominibus, quippe quæ dicta Aëria, Chthonia, Idæa, Curetis, Hecatompolis, Macaros, Macaronesos. Hodie vulgo Candia. *Poeta quidam, qui et ipse Cretensis erat, nempe Epimenides, loquens de suis concivibus dixerat, ut testatur et refert sanctus Paulus in Epist. ad Titum, Cretenses esse semper mendaces, malas bestias, ventres pigros, eo quod essent ad nocendum proclives et otio ventrique indulgerent; cæterum Cretenses ab aliis poetis Ovidio, Lucano, mendaces fuisse dicuntur, unde proverbium,* Cretizare, *idem erat quod mentiri.*

1 *Mac.* 10-67 Venit Demetrius... a Creta in terram patrum suorum
Act. 27- 7 Adnavigavim. Cretæ juxta Salmonem
-12 Portum Cretæ respicientem ad Africum
-13 Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam
-21 Oportebat... audito me non tollere a Creta
Tit. 1- 5 Hujus rei gratia reliqui te Cretæ

CRETES *et* CRETENSES. *Vide* CRETA.

Act. 2-11 Judæi quoque et proselyti, Cretes, et Arabes
Tit. 1-12 Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ

CRIBRO.

2 *Reg.* 22-12 Posuit tenebr... cribrans aquas de nubibus
Dan. 14-13 Cribravit per totum templum coram rege
Luc. 22-31 Ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum

CRIBRUM.

Eccli. 27- 5 Sicut in percussura cribri remanebit pulvis
Amos. 9- 9 Sicut concutitur triticum in cribro

CRIMEN.

Gen. 37- 2 Accusavitque fratres suos apud patrem crimine pessimo
Exod. 21-20 Qui percusserit servum... criminis reus erit
Tobiæ. 4-13 Nunquam patiaris crimen scire
1 *Mac.* 7-25 Accusavit eos multis criminibus
9-10 Non inferamus crimen gloriæ nostræ
2 *Mac.* 4-47 Menelaüm... malitiæ reum criminibus absolvit
Matth. 12- 5 Sabbatum violant et sine crimine sunt
Act. 23-29 Nihil vero dignum morte aut vinculis habentem criminis
25- 5 Si quod est in viro crimen, accusent eum
-16 Locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina
1 *Cor.* 1- 8 Confirmabit vos usque in finem sine crimine
1 *Tim.* 3-10 Sic ministrent nullum crimen habentes
Tit. 1- 6 Si quis sine crimine est, unius uxoris vir
- 7 Oportet enim episcopum sine crimine esse

CRIMINATIO.

2 *Mac.* 14-27 Rex.. huj.. criminationibus irritatus

CRIMINATOR.

Levit. 19-16 Non eris criminator, nec susurro in populo
2 *Tim.* 3- 3 Criminatores, incontinentes, immites

CRIMINATRIX.

Tit. 2- 3 Anus similiter... non criminatrices

CRINIS.

Judic. 16-13 Septem crines capitis mei cum licio plexueris
-14 Extraxit clavum cum crinibus et licio
-19 Vocavitq. tonsor. et rasit septem crines ejus
Judith. 10- 3 Discriminavit crinem capitis sui
Esth. 14- 2 Crinium laceratione complevit
Cant. 4- 9 Vulnerasti cor m.... in uno crine colli tui
Isai. 3-17 Dominus crinem earum nudabit
-24 Et erit... pro crispanti crine calvitium
1 *Tim.* 2- 9 Non in tortis crinibus aut auro,

CRISPANS.

Isai. 3-24 Erit.. pro crispanti crine calvitium

CRISPUS.

Anno J. Ch. 53. Archisynagogus, id est, præfectus synagogæ Judæorum Corinthi. Cum audisset prædicationes sancti Pauli, credidit Domino cum omni domo sua, eumque solum cum Caio et Stephanæ domo Corinthi se sua manu baptizasse scribit sanctus Paulus in Epist. 1 *ad Corinthios, cap.* 1-14, *nempe anno duodecimo imperii Claudii. Ad episcopatum sublimatus est, et putant quidam eum fuisse episcopum Eginæ prope Athenas; alii vero Corinthi et ibi martyrio coronatum.*

Act. 18- 8 Crispus a. archisynagogus credidit Domino
1 *Cor.* 1-14 Neminem vestrum baptizavi nisi Crispum et Caium

CROCEUS.

Thren. 4- 5 Qui nutriebantur in croceis amplexati sunt

CROCODILUS.

Levit. 11-29 Inter polluta reputabuntur... mus et crocodilus

CROCUS.

Cant. 4-14 Nardus, et crocus, fistula et cinnamomum

CRUCIATIO.

Sap. 6- 9 Fortioribus autem fortior instat cruciatio

CRUCIATUS.

2 *Mac.* 7-12 Quod tanquam nihilum duceret cruciatus
9- 6 Quippe qui multis et novis cruciatibus aliorum torserat viscera
Apoc. 9- 5 Cruciatus eorum, ut cruciatus scorpii

CRUCIFIGO.

2 *Reg.* 21- 6 Dentur nobis septem viri...ut crucifigamus
- 9 Qui crucifixerunt eos in monte coram Dom.
Matth. 20-19 Et tradent eum Gentibus ad... flagellandum, et crucifigendum
23-34 Et ex illis occidetis et crucifigetis
26- 2 Filius hominis tradetur ut crucifigatur
27-23 Dicunt omnes: Crucifigatur
Magis clamabant, dicentes: Crucifigatur
-26 Jesum... tradidit eis ut crucifigeretur
-31 Et duxerunt eum ut crucifigerent
-35 Postquam autem crucifixerunt eum
-38 Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones
-44 Latrones qui crucifixi erant cum eo
28- 5 Scio enim quod Jesum, qui crucifixus est, quæritis
Marc. 15-13 At illi iterum clamaverunt: Crucifige eum
-14 At illi magis clamabant: Crucifige eum
-15 Et tradidit Jesum... ut crucifigeretur
-20 Et educunt illum ut crucifigerent eum
-24 Et crucifigentes eum, diviserunt vestimenta
-25 Erat autem hora tertia, et crucifixerunt eum
-27 Et cum eo crucifigunt duos latrones
-32 Qui cum eo crucifixi erant conviciabantur ei
16- 6 Jesum quæritis Nazarenum crucifixum
Luc. 23-21 At illi succlamab... Crucifige, crucifige eum
-23 Instab... postulantes ut crucifigeretur
-33 Ibi crucifixerunt eum, et latrones
24- 7 Quia oportet filium hominis... crucifigi,
-20 Et crucifixerunt eum
Joan. 19- 6 Clamabant dicentes: Crucifige, crucifige eum
Accipite eum vos, et crucifigite
-10 Nescis quia potestatem habeo crucifigere te
-15 Clamabant: Tolle, tolle, crucifige eum
Dicit eis Pilatus: Regem vestrum crucifigam?
-16 Tunc ergo tradidit... illum ut crucifigeretur
-18 Ubi crucifixerunt eum et cum eo alios duos
-20 Prope... erat locus ubi crucifixus est Jesus
-23 Milites ergo cum crucifixissent eum
-32 Fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo
-41 Erat autem in loco, ubi crucifixus est hortus
Act. 2-36 Fecit Deus hunc Jesum, quem vos crucifixistis.
4-10 Quia in nomine Do... quem vos crucifixistis
Rom. 6- 6 Vetus homo noster simul crucifixus
1 *Cor.* 1-13 Numquid Paulus crucifixus est pro vobis?
-23 Nos autem prædicamus Christum crucifixum
2- 2 Non e. judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum
- 8 Si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent
2 *Cor.* 13- 4 Nam etsi crucifixus est ex infirmitate
Galat. 3- 1 Jesus... præscriptus est, in vobis crucifixus?
5-24 Carnem suam crucifixerunt cum vitiis
6-14 Per quem mihi mundus crucifixus est
Hebr. 6- 6 Rurs. crucifigentes sibimetipsis Filium Dei
Apoc. 11- 8 Dominus eorum crucifixus est

CRUCIO.

Tobiæ. 10- 9 Cruciatur spiritus eorum in ipsis
Job. 10-16 Reversusque mirabiliter me crucias
Eccle. 2-22 Quid enim proderit homini... qua sub sole cruciatus est?
Sap. 12-20 Si enim inimicos... cum tanta cruciasti attentione
Eccli. 4-19 Cruciabit illum in tribulatione doctrinæ suæ
Joel. 2- 6 A facie ejus cruciabuntur populi
2 *Mac.* 7- 1 Compelli.. edere.. flagris et taureis cruciatos
- 5 In qua, cum diu cruciaretur, cæteri... se hortabantur mori fortiter.
Luc. 16-24 Ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma.
-25 Nunc a. hic consolatur, tu vero cruciaris.
2 *Petr.* 2- 4 Tradid. cruciandos, in judicium reservari
2 *Petr.* 2- 8 Animam justam iniquis operibus cruciabant
- 9 In diem judicii reservare cruciandos
Apoc. 9- 5 Sed ut cruciarent mensibus quinque
11-10 Quoniam hi duo prophetæ cruciaverunt eos
12- 2 Clamabat parturiens et cruciabatur ut pariat
14-10 Cruciabitur igne et sulphure
20-10 Pseudoprophet. cruciabuntur die ac nocte

CRUDELIS, OR, ISSIMUS.

Esth. 4- 3 In.. oppidis.. ad quæ crudele regis dogma pervenerat
Job. 30-21 Mutatus es mihi in crudelem, et in duritia
41- 1 Non quasi crudelis suscitabo eum
Prov. 5- 9 Ne des... et annos tuos crudeli
11-17 Qui autem crudelis est etiam propinquos abjicit
12-10 Viscera autem impiorum crudelia
17-11 Angelus autem crudelis mittetur contra eum
Isai. 13- 9 Ecce dies Domini veniet crudelis,
19- 4 Tradam... in manu dominorum crudelium
Jerem. 6-23 Crudelis est, et non miserebitur
30-14 Percussi te castigatione crudeli
50-42 ....Crudeles sunt et immisericordes
Thren. 4- 3 Filia populi mei crudelis quasi struthio
Ezech. 31-12 Et succident eum... et crudelissimi nationum
Dan. 2-15 Interrogavit... quam ob causam tam crudelis sententia
2 *Mac.* 4-25 Animos vero crudelis tyranni... gerens
5-22 Reliquit... Philippum... moribus crudeliorem eo ipso
7-27 Irridens crudelem tyrannum ait patria voce

CRUDELITAS.

2 *Par.* 28- 9 Ita ut ad cœlum pertingeret vestra crudelitas
Esth. 7- 4 Hostis noster est cujus crudelitas redundat in regem
16-10 Pietatem nostram sua crudelitate commaculans
2 *Mac.* 7-42 De nimiis crudelitatibus satis dictum est
12- 5 Quam crudelitatem Judas... ut cognovit

CRUDELITER.

Isai. 14- 6 Subjicientem in furore gentes, persequentem crudeliter
2 *Mac.* 7-39 Rex... in hunc super omnes crudelius desævit

CRUDUS.

Exod. 12- 9 Non comedetis ex eo crudum quid
1 *Reg.* 2-15 Non enim accipiam a te carnem coctam, sed crudam
Eccli. 40- 4 Usque ad eum qui operitur lino crudo

CRUOR.

Exod. 7-19 Dixit quoque Dominus ad Moysen... Et sit cruor in omni terra Ægypti
Num. 35-33 Ne polluatis terram... quæ insontium cruore maculatur
Deut. 21- 9 Alienus eris ab innocentis cruore
32-42 Inebriabo sagittas... de cruore occisorum
3 *Reg.* 2- 5 Posuit cruorem prælii in balteo suo
4 *Reg.* 24- 4 Implevit Jerusalem cruore innocentium

CRUS.

Levit. 11-21 Habet longiora retro crura per quæ salit
1 *Reg.* 17- 6 Ocreas æreas habebat in cruribus
Cant. 5-15 Crura illius columnæ marmoreæ
Isai. 47- 2 Revela crura, transi flumina
Amos. 3-12 Quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura
Joan. 19-31 Rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura
-32 Venerunt ergo milites: et primi quidem fregerunt crura
-33 Non fregerunt ejus crura

CRUSTULA.

Exod. 29- 2 Panesque azymos et crustulam absque fermento
-23 Crustulam conspersam oleo
3 *Reg.* 14- 3 Tolle... et crustulam, et vas mellis et vade

CRUX.

Crucifixorum cadavera Gentiles de crucibus pendere sinebant, et volucribus carnivoris, aut feris relinquere, quæ sese eorum carnibus mortuorum et etiam adhuc viventium solebant pascere. Hoc est quod ait Prudentius:

Crux illum tollat in auras,
Viventesque oculos offerat alitibus

Horatius quoque ait:

Non pasces in cruce corvos

In Apuleio : Patibuli cruciatum, cum canes et vultures intima protrahunt viscera, *et in multis aliis talia leguntur; frequentes enim erant crucifixiones præsertim apud Ægyptios, Syros, Judæos, Persas, Afros, Græcos, maxime Romanos. Apud Hebræos vero lege Deuteronomii cap. 21-23, cautum erat ut cruciariorum corpora eodem die deponerentur et sepelirentur, et mos frangendi crura videtur esse ad accelerandum mortem, ut corpora vesperi juxta legem deponi possent. Omni de cruce scribere aggredienti vel etiam de ea cogitanti opus est prius opem auxiliumque invocare illius qui eam per mortem et passionem consecravit et infame illud lignum instrumentum fecit publicæ salutis totius humani generis. Tu Deus a Deo genite, inquit Lipsius, homo ex Virgine genite, hominibus genite, da mihi vera, da recta scribere, tibi in honorem, cruci in splendorem, nobis in fructum.*

Gen. 40-19 Pharao... suspendet te in cruce, et lacerabunt volucres carnes
41-13 Et ille suspensus est in cruce
Josue. 8-29 Deposuerunt cadaver ejus de cruce
Esth. 5-14 Jussit excelsam parari crucem
8- 7 Responditque rex Assuerus... Et ipsum jussi affigi cruci
9-25 Et ipsum et filios ejus affixerunt cruci
Matth. 10-38 Qui non accipit crucem suam, et sequitur me
16-24 Et tollat crucem suam et sequatur me
27-32 Hunc angariaverunt ut tolleret crucem ejus
-40 Si Filius Dei es, descende de cruce
-42 Descendat nunc de cruce et credimus ei
Marc. 8-34 Si quis vult me sequi... tollat crucem suam, et sequatur me
15-21 Angariaverunt Simonem... ut tolleret crucem ejus
-30 Salvum fac temetipsum descendens de cruce
-32 Christus... descendat nunc de cruce
Luc. 9-23 Tollat crucem suam quotidie et sequatur me
14-27 Et qui non bajulat crucem suam
23-26 Imposuerunt illi crucem portare post Jesum
Joan. 19-17 Et bajulans sibi crucem exivit in... locum
-19 Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem
-25 Stabant autem juxta crucem Jesu, mater ej.
-31 Ut non remanerent in cruce corpora sabbato
1 Cor. 1-17 Ut non evacuetur crux Christi
-18 Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est
Galat. 2-19 Christo confixus sum cruci
5-11 Ergo evacuatum est scandalum crucis
6-12 Tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur
-14 Mihi absit gloriari nisi in cruce Dom. nostri
Ephes. 2-16 Et reconciliet ambos in uno corpore, Deo per crucem
Philip. 2- 8 Obediens usque ad mortem mortem a. crucis
3-18 (*Flens dico*) inimicos crucis Christi
Colos. 1-20 Pacificans per sanguinem crucis ejus
2-14 Tulit de medio affigens illud cruci
Hebr. 12- 2 Proposito sibi gaudio sustinuit crucem

CRYPTA.

Jerem. 43- 9 Sume lapides grandes.. et abscondes eos in crypta

CRYSTALLUS, UM.

Psal. 147-17 Mittit crystallum suum sicut buccellas
Eccli. 43-22 Vent.. flavit, et gelavit crystallus ab aqua
Ezech. 1-22 Quasi aspectus crystalli horribilis
Apoc. 4- 6 Tanquam mare vitreum simile crystallo
21-11 Lumen ejus simile lapidi... sicut crystallum
22- 1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ splendidum tanquam crystallum

CUBICULARII.

Judith. 12- 6 Et præcepit cubiculariis suis
14-11 Dixerunt cubiculariis

CUBICULUM.

Gen. 43-30 Et introiens cubiculum, flevit
Exod. 8- 3 Et ingredientur... cubiculum lectuli tui
Judic. 3-24 Forsitan purgat alvum in æstivo cubiculo
15- 1 Cumque cubiculum ejus solito vellet intrare
16- 9 Et in cubiculo finem rei expectantibus
-12 In cubiculo insidiis præparatis
3 Reg. 1-15 Ingressa est itaque Bethsabee ad regem in cubiculum
3-17 Et peperi apud eam in cubiculo
20-30 In cubiculum quod erat intra cubiculum
3 Reg. 22-25 Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum, intra cubiculum ut abscondaris
4 Reg. 9- 2 Et introduces in interius cubiculum
- 6 Et surrexit, et ingressus est cubiculum
1 Par. 28-11 Et cœnaculi, et cubiculorum in adytis
2 Par. 18-24 Videbis in die illo, quando ingressus fueris cubiculum de cubiculo ut abscondaris
22-11 Absconditq. eum... in cubiculo lectulorum
1 Esdr. 10- 6 Et abiit ad cubiculum Johanan filii Eliasib
Tobiæ. 3-10 Perrexit in superius cubiculum domus suæ
6-18 Cum acceperis eam, ingressus cubiculum
7-18 Præcepit ei, ut præpararet alterum cubiculum
8-15 Quæ ingressa cubiculum, reperit eos salvos
Judith. 8- 5 Fecit sibi secretum cubiculum,
13- 1 Et conclusit Vagao ostia cubiculi, et abiit
- 3 Eratque Judith sola in cubiculo
- 5 Ut staret foris ante cubiculum et observaret.
14- 9 Et ante ingressum cubiculi perstrepentes
-10 Cubiculum virtutis Assyriorum pulsando
-13 Tunc ingressus Vagao cubiculum ejus
Esth. 2-13 Ad regis cubiculum transibant.
-16 Ducta est itaque ad cubiculum regis Assueri
Eccle. 10-20 Et in secreto cubiculi tui ne maledixeris
Cant. 3- 4 Et in cubiculum genitricis meæ.
Isai. 26-20 Vade, populus meus, intra in cubicula tua
Ezech. 8-12 Unusquisque in abscondito cubiculi sui
Matth. 6- 6 Cum oraveris, intra in cubiculum tuum
Luc. 12- 3 Et quod in aurem locuti estis in cubiculis
Act. 12-20 Persuaso Blasto qui erat super cubiculum regis,

CUBILE.

Gen. 49- 4 Non crescas, quia ascendisti cubile patris tui
Judith. 16-23 Et conopeum quod.. sustulerat de cubili
Esth. 14-15 Nosti quia.. detester cubile incircumcisorum
Psal. 4- 5 In cubilibus vestris compungimini
35- 5 Iniquitatem meditatus est in cubili suo
103-22 Et in cubilibus suis collocabuntur
149- 5 Lætabuntur in cubilibus suis
Prov. 7-17 Aspersi cubile meum myrrha et aloë
22-27 Quid causæ est ut tollat operimentum de cubili tuo?
30-26 Lepusculus... qui collocat in petra cubile
Cant. 4- 8 Coronaberis... de cubilibus leonum
Eccli. 40- 5 In cubili somnus noctis immutat scientiam
Isai. 34-13 Erit cubile draconum et pascua struthionum
35- 7 In cubilibus, in quibus prius dracones habitabant
57- 2 Requiescat in cubili suo qui ambulavit
- 7 Super montem... posuisti cubile tuum
- 8 Suscepisti adulterum; dilatasti cubile tuum
65-10 Et vallis Achor in cubile armentorum
Jerem. 4- 7 Ascendit leo de cubili suo
9-11 Et dabo Jerusalem in... cubilia draconum
50- 6 Obliti sunt cubilis sui
Ezech. 23-17 Cumque venissent... ad cubile mammarum
25- 5 Daboque... filios Ammon in cubile pecorum
32-25 In medio interfectorum posuerunt cubile
Dan. 2-28 Et visiones capitis tui in cubili tuo hujuscemodi sunt
4- 7 Visio capitis mei in cubili meo
7- 1 Visio autem capitis ejus in cubili suo
Osee. 7-14 Sed ululabant in cubilibus suis
Joel. 2-16 Egrediatur sponsus de cubili suo, et sponsa
Amos. 3- 4 Numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo
Mich. 2- 1 Et operamini malum in cubilibus vestris
Nahum. 2-12 Et implevit... cubile suum rapina
Soph. 2-15 Quomodo facta est in desert. cubile bestiæ?
Luc. 11- 7 Et pueri mei mecum sunt in cubili
Rom. 13-13 Sicut in die honeste ambulemus... non in cubilibus, et impudicitiis

CUBITUS.

Gen. 6-15 Trecentorum cubitorum erit longitudo arcæ, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius
-16 Et in cubito consummabis summitatem ejus
7-20 Quindecim cubitis altior fuit aqua
Exod. 25-10 Cujus longitudo habeat duos et semis cubitos : latitudo cubitum et dimidium : altitudo cubitum similiter ac semissem
-17 Duos cubitos, et dimidium tenebit longitudo ejus, et cubitum ac semissem latitudo
-23 Facies et mensam de lignis setim habentem duos cubitos longitudinis, et in latitudine cubitum, et in altitudine cubitum ac semissem
26- 2 Longitudo cortinæ unius habebit viginti octo cubitos : latitudo quatuor cubitorum erit
- 8 Longit. sagi unius habebit triginta cubitos
Exod. 26-13 Et cubitus ex una parte pendebit
-16 Quæ singulæ denos cubitos in longitudine habeant
27- 1 Facies et altare... quod habebit quinque cubitos in longitudine
Et tres cubitos in altitudine
- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in longitudine
-11 Per longum erunt tentoria centum cubitorum
-12 Erunt tentoria per quinquaginta cubitos
-13 Ad Orientem, quinquaginta cubiti erunt
-14 In quibus quindecim cubitorum tentoria
-15 Et in latere altero erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim
-16 Fiet tentorium cubitorum viginti
-18 In longitudine occupabit atrium cubitos centum
Altitudo quinque cubitorum erit
30- 2 Habens cubitum longitudinis et alterum lat.
Et duos cubitos in altitudine
36- 9 Quarum una habebat in longitudine viginti octo cubitos
-15 Unum sagum in longitudine habebat cubitos triginta, et in latitudine cubitos quatuor
-21 Decem cubitorum erat longitudo tabulæ unius : et unum ac semis cubitum latitudo retinebat
37- 1 Fecit a. Beseleel et arcam... habentem duos semis cubitos in longitudine, et cubitum ac semissem in latitudine, altitudo quoque unius cubiti fuit et dimidii
- 6 Oraculum de auro mundissimo duorum cubitorum et dimidii in longitudine, et cubiti ac semis in latitudine
-10 Fecit et mensam de lignis setim in longitudine duorum cubitorum, et in latitudine unius cubiti, quæ habebat in altitudine cubitum ac semissem
-25 Singulos habens cubitos et in altitudine duos
38- 1 Fecit et altare... quinque cubitorum
- 9 Erant tentoria.... cubitorum centum
-12 Fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta,
-13 Porro contra Orientem quinquaginta cubitorum paravit tentoria
-14 E quibus, quindecim cubitos columnarum trium
-15 Quindecim æque cubitorum erant tentoria,
-18 Tentorium... quod habebat viginti cubitos in longitudine
Altitudo vero quinque cubitorum erat
Num. 11-31 Volabantq. in aëre duobus cubitis altitudine
35- 5 Contra Orientem duo millia erunt cubiti
Deut. 3-11 Monstratur lectus... novem cubitos habens longitudinis
Et quatuor latitudinis ad mensuram cubiti virilis manus
Josue. 3- 4 Sitque inter vos et arcam spatium cubitorum duûm millium
1 Reg. 17- 4 Vir... nomine Goliath, de Geth, altitudin. sex cubitorum et palmi
3 Reg. 6- 2 Habebat sexaginta cubitos in longitudine et viginti cubitos in latitudine, et triginta cubitos in altitudine
- 3 Et porticus erat... viginti cubitorum longitudinis
Et habebat decem cubitos latitudinis
- 6 Tabulatum quod subter erat quinque cubitos habebat latitudinis
Medium tabulatum sex cubitorum latitudin.
Tertium tabulatum septem habens cubitos latitudinis
-10 Ædificavit tabulatum... quinque cubitis altitudinis
-16 Ædificavitque viginti cubitorum... tabulata
-17 Porro quadraginta cubitorum erat ipsum templum
-20 Porro oraculum habebat viginti cubitos longitudinis, et viginti cubitos latitudinis, et viginti cubitos altitudinis
-23 Fecit... duos cherubim... decem cubitorum
-24 Quinque cubitorum ala cherub una, et quinque cubitorum ala cherub altera : id est, decem cubitos habentes
-25 Decem quoque cubitorum erat cherub secundus
-26 Altitudinem habebat unus cherub decem cubitorum
7- 2 Ædificavit quoque domum saltus Libani centum cubitorum longitudinis et quinquaginta cubitorum latitudinis
Triginta cubitorum altitudinis
- 6 Et porticum... fecit quinquaginta cubitorum longitudinis
Et triginta cubitorum latitudinis

3 *Reg.* 7-10 Fundamenta autem de lapidibus... octo cubitorum
-15 Finxit duas columnas æreas.. decem et octo cubitorum altitudinis
Linea duodecim cubitorum ambiebat columnam utramque
-16 Quinque cubitorum altitudinis capitellum unum, et quinque cubitorum altitudinis capitellum alterum :
-19 Fabricata erant in porticu quatuor cubitorum.
-23 Fecit quoque mare fusile decem cubitorum
Quinque cubitorum altitudo ejus, et resticula triginta cubitorum cingebat illud
-24 Circuibat illud decem cubitis ambiens mare.
-27 Et fecit... quatuor cubitorum longitudinis bases singulas, et quatuor cubitorum latitudinis, et trium cubitorum altitudinis.
-31 Unius cubiti erat totum rotundum, pariterque habebat unum cubitum, et dimidium
-32 Una rota habebat altitud. cubitum et semis.
-35 Erat quædam rotunditas dimidii cubiti,
-38 Luter unus, eratque quatuor cubitorum :
4 *Reg.* 14-13 Ad portam anguli, quadringentis cubitis.
25-17 Decem et octo cubitos altitudinis habebat columna una : et capitellum æreum super se altitudinis trium cubitorum :
1 *Par.* 11-23 Cujus statura erat quinque cubitorum
2 *Par.* 3- 3 Longitudinis cubitos in mensura prima sexaginta, latitudinis cubitos viginti.
- 4 Altitudo centum viginti cubitorum erat :
- 8 ..Juxta latitudinem domus cubitorum viginti et latitudinem similiter viginti cubitorum :
-11 Alæ cherubim viginti cubitis extendebantur, ita ut una ala haberet cubitos quinq.
Et altera quinque cubitos habens,
-12 Cherub alterius ala quinque habebat cubitos,
Et ala ejus altera quinque cubitorum,
-13 Et extendebantur per cubitos viginti :
-15 Triginta et quinque cubitos habebant altitudinis : porro capita earum quinque cubitorum.
4- 1 Fecit quoque altare æneum viginti cubitorum longitudinis, et viginti cubitorum latitudinis, et decem cubitorum altitudinis
- 2 Mare etiam fusile decem cubitis a labio usque ad labium... funiculus triginta cubitorum ambiebat
- 3 Decem cubitis quædam extrinsecus cælaturæ,
6-13 Fecerat Salomon basim... habentem quinque cubitos longitudinis, et quinque cubitos latitudinis,
Et tres cubitos altitudinis.
25-23 Destruxit murum... quadringentis cubitis.
1 *Esdr.* 6- 3 Ut ponant fundamenta supportantia altitudinem cubitorum sexaginta,
2 *Esdr.* 3- 1 Et usque ad turrim centum cubitorum sanctificaverunt eam,
-13 Et mille cubitos in muro usque ad portam
Judith 1- 2 Fecit muros ejus in latitudinem cubitorum septuaginta, et in altitudinem cubitorum triginta,
Turres vero ejus posuit in altitudinem cubitorum centum.
Esth. 5-14 Jube parari excelsam trabem habentem altitudinis quinquaginta cubitos,
7- 9 Habens altitudinis quinquaginta cubitos.
Eccli. 9-12 Nec accumbas cum ea super cubitum :
Jerem. 38-12 Et hæc scissa et putrida sub cubito manuum tuarum :
52-21 Decem et octo cubiti altitudinis erant in columna una, et funiculus duodecim cubitorum circuibat eam :
-22 Altitudo capitelli unius quinque cubitorum
Ezech. 13-18 Væ quæ consuunt pulvillos sub omni cubito manus :
40- 5 Calamus mensuræ sex cubitorum, et palmo
- 7 Et inter thalamos, quinque cubitos
- 9 Et mensus est vestibulum portæ octo cubitorum, et frontem ejus duobus cubitis :
-11 Et mensus est latitudinem liminis portæ, decem cubitorum : et longitudinem portæ tredecim cubitorum :
-12 Et marginem ante thalamos cubiti unius : et cubitus unus finis utrinque : thalami autem sex cubitorum erant hinc et inde.
-13 Et mensus est portam... latitudinem viginti quinque cubitorum :
-14 Et fecit frontes per sexaginta cubitos :
-15 Et ante faciem portæ..quinquaginta cubitos
-19 Centum cubitos ad Orientem, et ad Aquil.

Ezech. 40-21 Et vestibulum... quinquaginta cubitorum longitudinem ejus, et latitudinem viginti quinque cubitorum.
-23 Mensus est... ad portam centum cubitos
-25 Et fenestras... quinquaginta cubitorum longitudine, et latitudine viginti quinque cubitorum.
-27 Mensus est a porta usque ad portam in via Australi, centum cubitos.
-29 Et vestibulum ejus in circuitu quinquaginta cubitos longitudinis, et latitudinis viginti quinque cubitos.
-30 Et vestibulum ger gyrum longitudine viginti quinque cubitorum, et latitudine quinque cubitorum.
-33 Et vestibula ejus in circuitu longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine viginti quinque cubitorum.
-36 Et fenestras ejus per circuitum longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine viginti quinque cubitorum.
-42 Quatuor a. mensæ... longitudine cubiti unius et dimidii et altitudine cubiti unius:
-47 Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum,
-48 Et mensus est vestibulum quinque cubitis hinc, quinque cubitis inde, et latitudinem portæ trium cubitorum hinc, et trium cubitorum inde.
-49 Longitudinem a. vestibuli viginti cubitorum et latitudinem undecim cubitorum,
41- 1 Et mensus est frontes, sex cubitos latitudinis hinc, et sex cubitos inde.
- 2 Et latitudo portæ decem cubitorum erat : et latera portæ quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde : et mensus est longitudinem ejus quadraginta cubitorum, et latitudinem viginti cubitorum.
- 3 Mensus est in fronte portæ duos cubitos : et portam, sex cubitorum : et latitudinem portæ septem cubitorum.
- 4 Et mensus est longitudinem ejus viginti cubitorum, et latitudinem ejus viginti cubitorum,
- 5 Mensus est parietem domus sex cubitorum : et latitudinem lateris quatuor cubitorum undique
- 8 Ad mensuram calami sex cubitorum spatio :
- 9 Et latitudinem per parietem lateris forinsecus quinque cubitorum :
-10 Et inter gazophylacia latitudinem viginti cubitorum in circuitu
-11 Et latitudinem loci ad orationem quinque cubitorum in circuitu.
-12 Et ædificium... latitudinis septuaginta cubitorum : paries autem ædificii quinque cubitorum latitudinis per circuitum : et longitudo ejus nonaginta cubitorum.
-13 Et mensus est domus longitudinem centum cubitorum :
Parietes ejus, longitudinis cent. cubitorum.
-14 Contra Orientem, centum cubitorum.
-15 Ethecas ex utraq. parte centum cubitorum
-22 Altaris lignei trium cubitorum altitudo : et longitudo ejus duorum cubitorum :
42- 2 In facie longitudinis, centum cubitos ostii Aquilonis : et latitudinis quinquaginta cubitos,
- 3 Contra viginti cubitos atrii interioris,
- 4 Et ante gazophylacia deambulatio decem cubitorum latitudinis.
Ad interiora respiciens viæ cubiti unius
- 6 Et de mediis a terra cubitis quinquaginta
- 7 Longitudo ejus quinquaginta cubitorum
- 8 Quia longitudo erat... quinquaginta cubitorum : et longit. ante faciem templi centum cubitorum
-20 Mensus est murum... longitudinem quingentorum cubitorum, et latitudinem quingentorum cubitorum,
43-13 Istæ a. mensuræ altaris... qui habebat cubitum et palmum : in sinu ejus erat cubitus et cubitus in latitudine
-14 Et de sinu terræ usque ad crepidinem novissimam duo cubiti et latitudo cubiti unius
Usque ad crepidinem majorem quatuor cubiti et latitudo cubiti unius
-15 Ipse autem Ariel quatuor cubitorum :
-16 Et Ariel duodecim cubitorum in longitudine per duodecim cubitos latitudinis
-17 Et crepido quatuordecim cubitorum longitudinis per quatuordecim cubitos latitudinis in quatuor angulis ejus : et corona in circuitu ejus dimidii cubiti, et sinus ejus unius cubiti per circuitum :

Ezech. 45- 2 Et quinquaginta cubitis in suburbana ejus
46-22 Atriola... quadraginta cubitorum per longum
47- 3 Et mensus est mille cubitos
Dan. 3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream altitudine cubitorum sexaginta, latitudine cubitorum sex,
-47 Effundebatur flamma... cubitis quadraginta novem
Zach. 5- 2 Longitudo ejus viginti cubitorum, et latitudo ejus decem cubitorum.
2 *Mac.* 13- 5 Erat aut... turris quinquaginta cubitorum
Matth. 6-27 Quis... potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
Luc. 12-25 Quis... potest adjicere ad staturam suam cubitum unum?
Joan. 21- 8 Non e.longe erant a terra, sed quasi cubitis ducentis
Apoc. 21-17 Mensus est murum ejus centum quadraginta cubitorum

CUBO.

Gen. 19- 4 Prius autem quam irent cubitum
Deut. 28-54 Invidebit... uxori quæ cubat in sinu suo
-56 Invidebit viro suo qui cubat in sinu ejus
2 *Reg.* 13- 5 Cui respondit Jonadab : Cuba super lectum
-11 Veni, cuba mecum, soror mea.
-14 Oppressit eam, et cubavit cum ea.
Job. 38-40 Quando cubant in antris
Cant. 1- 6 Indica mihi... ubi cubes in meridie
Isai. 34-14 Ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem
Ezech. 19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit
29- 3 Draco magne qui cubas in medio fluminum
Joel. 1-13 Cubate in sacco ministri Dei mei :

CUCUMERARIUM.

Isai. 1- 8 Et sicut tugurium in cucumerario,
Baruc. 6-69 Sicut in cucumerario formido nihil custodit:

CUCUMERES.

Num. 11- 5 In mentem nobis veniunt cucumeres,

CUDO.

Isai. 41- 7 Qui cudebat tunc temporis, dicens :

CUJUSMODI.

1 *Reg.* 21- 2 Et cujusmodi præcepta tibi dederim :

CULEX.

Matth. 23-24 Duces cæci, excolantes culicem, camelum

CULINÆ.

Ezech. 46-23 Et culinæ fabricatæ erant subter porticus
-24 Dixit ad me : Hæc est domus culinarum,

CULMEN.

Gen. 11- 4 Turrim, cujus culmen pertingat ad cœlum :
19- 8 Quia ingressi sunt sub umbra culminis mei.
2 *Reg.* 18-26 Et vociferans in culmine, ait :

CULMUS.

Gen. 41- 5 Septem spicæ pullulabant in culmo uno,
-22 Septem spicæ pullulabant in culmo uno,
Osee. 8- 7 Culmus stans non est in eo, germen non faciet

CULPA.

Gen. 31-36 Quam ob culpam meam... exarsisti post me
Num. 5-31 Maritus absque culpa erit
15-26 Quoniam culpa est omnis populi
Deut. 24- 5 Sed vacabit absque culpa domi suæ :
Judic. 15- 3 Ab hac die non erit culpa in me contra Philisthæos
1 *Reg.* 19- 5 Interficiens David, qui est absque culpa :
Tobiæ. 3- 9 Ergo cum pro culpa sua increparet puellam,
Esth. 16-15 Judæos... in nulla penitus culpa reperimus,
Prov. 6-30 Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit :
Dan. 6- 4 Et omnis culpa... non inveniretur in eo.
Hebr. 8- 7 Nam si illud prius culpa vacasset,

CULPANS.

2 *Mac.* 2- 7 Jeremias, culpans illos, dixit :

CULTER.

Exod. 20-25 Si enim levaveris cultrum super eo,
Josue. 5- 2 Ait Dom. ad Josue : Fac tibi cultros lapideos
2 *Reg.* 12-31 Divisitq. cultris et traduxit in typo laterum
3 *Reg.* 18-28 Et incidebant se juxta ritum suum cultris,
1 *Esdr.* 1- 9 Phialæ argenteæ mille, cultri viginti novem,
Prov. 23- 2 Et statue cultrum in gutture tuo,

CULTIOR.

Ruth. 3- 3 Et induere cultioribus vestimentis,

CULTOR.

Gen. 34-21 Quæ spatiosa et lata cultoribus indiget :
47-19 Et præbe semina, ne pereunte cultore, redigatur terra in solitudinem,
Num. 13-29 Sed cultores fortissimos habet, et urbes
Deut. 4- 3 Quomodo contriverit omnes cultores ejus
4 Reg. 10-19 Insidiose, ut disperderet cultores Baal.
-23 Ingressusque Jehu... ait cultoribus Baal :
1 Par. 27-27 Vinearumque cultoribus, Semeïas Romathites :
Job. 13- 4 Et cultores perversorum dogmatum.
Isai. 24- 6 Ideoque insanient cultores ejus,
2 Mac. 1-19 Sacerdotes, qui tunc cultores Dei erant,
Luc. 13- 7 Dixit autem ad cultorem vineæ :
20-10 Et in tempore misit ad cultores servum,
Joan. 9-31 Sed si quis Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit.
Hebr. 10- 2 Quod nullam haberent ultra conscientiam peccati, cultores semel mundati.

CULTRIX.

Act. 19-35 Qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magnæ Dianæ

CULTURA.

2 Par. 31-21 In universa cultura ministerii domus Dom.
35-16 Omnis igitur cultura Dom. rite completa est
Judith. 5-19 Pœnituerunt se recessisse a cultura Dei sui
Sap. 14-18 Provexit autem ad horum culturam et hos,
-27 Infandorum enim idolorum cultura,
Eccli. 1-32 Execratio autem peccati, cultura Dei,
1 Cor. 10-14 Charissimi mihi, fugite ab idolorum cultura:
Hebr. 9- 1 Habuit quidem et prius justificationes culturæ,

CULTUS.

Exod. 10-26 Quæ necessaria sunt in cultum Domini Dei
12-14 Et celebrabitis eam... cultu sempiterno
13-10 Custodies hujuscemodi cultum
25- 9 Et omnium vasorum, in cultum ejus :
27-21 Perpetuus erit cultus per successiones
30-28 Et universam supellectilem, quæ ad cultum eorum pertinet.
33- 4 Et nullus ex more indutus est cultu suo.
35-21 Quidquid ad cultum... necessarium erat,
Levit. 24- 3 Cultu rituque perpetuo in generationibus
Num. 3- 7 Et observent quidquid ad cultum pertinet,
-10 Aaron... constitues super cultum sacerdotii.
-36 Omnia quæ ad cultum hujuscemodi pertinent :
4- 4 Hic est cultus filiorum Caath.
-16 Quidquid ad cultum tabernaculi pertinet,
-28 Hic est cultus familiæ Gersonitarum,
-30 Omnes qui ingrediuntur.. ad cultum fœderis
7- 8 Secundum officia et cultum suum,
16- 9 Ut serviretis ei in cultu tabernaculi.
18- 7 Et omnia quæ ad cultum altaris pertinent,
Josue. 22-16 Et a cultu illius recedentes.
2 Reg. 1-24 Qui præbebat ornamenta aurea cultui vestro
3 Reg. 22-10 Sedebant... vestiti cultu regio, in area
1 Par. 23-28 Et erunt... in cultum domus Domini :
2 Par. 14- 2 Et subvertit altaria peregrini cultus,
18- 9 Sedebant in solio suo, vestiti cultu regio :
29-35 Et completus est cultus domus Domini.
Judith. 5-17 Nisi quando recessit a cultu Domini Dei sui.
Esth. 1- 5 Quod regio cultu et manu consitum erat.
2-12 Expletis omnibus, quæ ad cultum muliebrem pertinebant,
-15 Quæ non quæsivit muliebrem cultum,
Isai. 32-17 Et erit... et cultus justitiæ silentium,
1 Petr. 3- 3 Aut indumenti vestimentorum cultus :
4- 3 Potationibus et illicitis idolorum cultibus.

CUM.

Gen. 5-22 Et ambulavit Henoch cum Deo :
Deinceps omittitur.

CUM *et* CUMQUE.

Gen. 2-21 Cumque obdormisset, tulit unam de costis ejus,
3- 7 Cumque cognovissent se esse nudos,
- 8 Et cum audissent vocem Domini Dei
Deinde consulto omittitur.

CUMULUS.

Eccli. 44-22 Dedit...crescere illum quasi terræ cumulum

CUMULO.

2 Par. 28-13 Quare vultis... et vetera cumulare delicta ?

CUNCTATIO.

Esth. 4-11 Absque ulla cunctatione statim interficiatur

CUNCTOR.

Num. 22-16 Sic dicit Balac... Ne cuncteris venire ad me
Eccli. 10-29 Et noli cunctari in tempore angustiæ

CUNCTUS.

Gen. 1-30 Cunctis animantibus terræ, omniq. volucri
-31 Viditque Deus cuncta quæ fecerat ;
2-19 Formatis... de humo cunctis animantibus
-20 Cuncta animantia, et universa volatilia cœli
3- 1 Sed et serpens erat callidior cunctis anim.
-14 Et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ.
-17 Comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ.
-20 Eo quod mater esset cunctorum viventium.
4-22 Qui fuit malleator et faber in cuncta opera
6- 5 Et cuncta cogitatio cordis intenta esset
-19 Et ex cunctis animantibus universæ carnis
7-14 Cunctumque volatile secundum genus suum
-22 Et cuncta, in quibus spiraculum vitæ est,
8- 1 Recordatus autem Deus Noë cunctorumque animantium,
-17 Cuncta animantia, quæ sunt apud te,
-20 Tollens de cunctis pecoribus, et volucribus
-22 Cunctis diebus terræ, sementis, et messis,
9- 2 Ac tremor sit super cuncta animalia terræ,
- 5 Requiram de manu cunctarum bestiarum,
-10 In jumentis et pecudibus terræ cunctis,
11- 9 Et inde dispersit eos Dominus super faciem cunctarum regionum.
17-23 Tulit... cunctos mares ex omnibus viris
19-25 Habitatores urbium, et cuncta terræ virentia
23-10 Cunctis audientibus qui ingrediebantur,
-17 In cunctis terminis ejus per circuitum.
-18 Cunctis qui intrabant portam civitatis illius
24- 1 Et Dominus in cunctis benedixerat ei.
-19 Hauriam aquam, donec cuncti bibant.
-30 Cumq... et audisset cuncta verba referentis,
-66 Servus a. cuncta quæ gesserat, narravit
25- 5 Deditque Abraham cuncta quæ possederat,
-18 Coram cunctis fratribus suis obiit.
28-14 Benedicentur in te et in semine tuo cunctæ tribus terræ.
-22 Cunctorumque, quæ dederis mihi, decimas
29- 3 Ut cunctis ovibus congregatis devolverent lapidem,
30-32 Et separa cunctas oves varias
-35 Cunctum a. gregem unicolorem... tradidit
31-37 Quid invenisti de cuncta substantia domus
32-10 Minor sum cunctis miserationibus tuis,
-19 Cunctis qui sequebantur greges, dicens :
33-13 Morientur una die cuncti greges.
34-23 Et cuncta, quæ possident, nostra erunt,
-24 Sunt omnes circumcisis cunctis maribus.
-28 Cunctaq. vastantes, quæ in domibus...erant
36- 6 Et pecora, et cuncta quæ habere poterat
37- 4 Quod a patre plus cunctis filiis amaretur,
-14 Et vide si cuncta prospera sint erga fratres
-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus,
38-21 Respondentibus cunctis : Non fuit in loco isto
39- 2 Et erat vir in cunctis prospere agens :
- 5 Et multiplicavit.. cunctam ejus substantiam
-23 Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis :
41- 8 Conjectores Ægypti, cunctosque sapientes :
-30 Oblivioni tradatur cuncta retro abundantia,
-34 Qui constituat præpositos per cunctas regiones,
-37 Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus.
-40 Ad tui oris imperium cunctus populus obediet ;
-54 In cuncta autem terra Ægypti panis erat.
45- 1 Unde præcepit ut egrederentur cuncti foras
-13 Et cuncta, quæ vidistis in Ægypto :
46- 7 Nepotes, filiæ, et cuncta simul progenies.
-26 Cunctæ animæ quæ ingressæ sunt cum Jacob
47- 1 Armenta, et cuncta quæ possident, venerunt
-15 Venit cuncta Ægyptus ad Joseph, dicens :
-21 Et cunctos populos ejus a novissimis
48-16 Angelus, qui eruit me de cunctis malis,
50- 7 Cunctique majores natu terræ Ægypti.
Exod. 3-20 Percutiam Ægyptum in cunctis mirabilibus
4-29 Et congregaverunt cunctos seniores
9-25 Cuncta quæ fuerunt in agris :
Cunctamque herbam agri percussit grando,
10-14 Et sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum
-15 Et in herbis terræ in cuncta Ægypto
-19 Ne una quidem in cunctis finibus Ægypti
-26 Cuncti greges pergent nobiscum :
12-12 In cunctis diis Ægypti faciam judicia,
-20 In cunctis habitaculis vestris edetis azyma.
-30 Et omnes servi ejus, cunctaque Ægyptus :
13- 7 Nec in cunctis finibus tuis.
Exod. 14-28 Aquæ, et operuerunt currus et equites cuncti exercitus
15-26 Cunctum languorem quem posui in Ægyp.
18- 8 Narravit Moyses.... cuncta quæ fecerat Dominus
-25 Et electis viris strenuis de cuncto Israël
19- 5 Eritis mihi in peculium de cunctis populis
- 8 Cuncta quæ locutus est Dominus faciemus.
20- 1 Locutusq. est Dom. cunctos sermones hos.
-18 Cunctus autem populus videbat voces
23-27 Cunctorumque inimicorum tuorum coram te terga vertam.
24- 8 Super cunctis sermonibus his.
25-22 Cuncta quæ mandabo per te filiis Israël.
26-17 In hunc modum cunctæ tabulæ parabuntur
27-19 Cuncta vasa tabernaculi in omnes usus
28- 3 Et loqueris cunctis sapientibus corde,
- 8 Et cuncta operis varietas erit ex auro
-38 In cunctis muneribus, et donariis suis.
-41 Et cunctorum consecrabis manus,
29- 2 De simila triticea cuncta facies.
31- 6 Ut faciant cuncta quæ præcepi tibi.
- 7 Quod super eam est, et cuncta vasa tabernaculi.
34-10 Ego inibo pactum videntibus cunctis,
-11 Observa cuncta quæ hodie mando tibi :
-19 De cunctis animantibus, tam de bobus quam
-22 Redeunte anni tempore cuncta conduntur
-32 Præcepit cuncta quæ audierat a Domino
35-26 Sponte propria cuncta tribuentes.
-29 Cuncti filii Israël voluntaria Domino dedicaverunt.
38-16 Cuncta atrii tentoria byssus retorta
-17 Cum cunctis cælaturis suis argentea :
-18 Quam cuncta atrii tentoria habebant.
39-31 Cuncta quæ præceperat Dominus Moysi.
-43 Postquam Moyses cuncta vidit completa,
40-33 Quia cuncta nubes operuerat.
-36 Et ignis in nocte, videntibus cunctis populis
Levit. 1- 8 Et cuncta quæ adhærent jecori.
3-17 In generationib. et cunctis habitaculis vestr.
7-10 Cunctis filiis Aaron mensura æqua
8-36 Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta
9- 5 Tulerunt ergo cuncta quæ jusserat Moyses
11- 2 Quæ comedere debetis de cunctis animantibus,
-12 Cuncta quæ non habent pinnulas,
-27 Ex cunctis animantibus, quæ incedunt
16- 4 Quibus cunctis, cum lotus fuerit, induetur.
-16 A prævaricationibus eorum cunctisq. pecc.
17- 2 Loquere Aaron... et cunctis filiis Israël
20-25 Avibus et cunctis quæ moventur in terra,
21-24 Cuncta quæ fuerant sibi imperata.
23- 3 Est in cunctis habitationibus vestris.
-14 In generationib. cunctisq. habitaculis vest.
-21 In cunctis habitaculis et generationibus
-31 In cunctis generationibus et habitationibus
25-10 Vocabis remissionem cunctis habitatoribus
-24 Unde cuncta regio possessionis vestræ...
26-22 Et ad paucitatem cuncta redigant,
-34 Sabbata sua cunctis diebus solitudinis suæ :
Num. 1-50 Tabernaculum testimonii, et cuncta vasa
2-11 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus qui numerati sunt
-13 *Idem.* 15 *idem.* 19 *idem.* 21 *idem.* 23 *idem.*
-26 *Idem.* 28 *idem.* 30 *idem.*
3-31 Cunctamque hujuscemodi supellectilem.
4- 9 Et emunctoriis, et cunctis vasis olei,
-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine
5-21 Exemplumque cunctorum in populo suo :
6- 4 Cunctis diebus quibus ex voto Domino consecrantur :
8- 4 Tam medius stipes, quam cuncta
-18 Et tuli Levitas pro cunctis primogenitis
9-18 Cunctis diebus quibus stabat nubes
14- 2 Contra Moysen et Aaron cuncti filii Israël
-10 Super tectum fœderis cunctis filiis Israël.
16-19 Apparuit cunctis gloria Domini.
17- 2 A cunctis principibus tribuum,
- 3 Una virga cunctas seorsum familias continebit.
- 9 De conspectu Dom. ad cunctos filios Israël,
-13 Ad internecionem cuncti delendi sumus.
18- 3 Excubabuntque.. ad cuncta opera tabernaculi :
-15 Quidquid primum erumpit e vulva cunctæ carnis,
19- 5 Comburetque eam cunctis videntibus,
-18 Asperget ex eo... cunctam supellectilem,
20-30 Flevit super eo... per cunctas familias suas
25- 4 Tolle cunctos principes populi,
26- 2 Cunctos, qui possunt ad bella procedere,
27- 2 Steteruntque coram... cunctis principibus,
-20 Et dabis ei præcepta cunctis videntibus,
-23 Cuncta replicavit quæ mandaverat Dominus

Num. 31- 9 Cœperuntque... cunctam supellectilem
-17 Ergo cunctos interficite, quidquid est...
-30 Asinorum et ovium, cunctorum animantium
33- 3 Videntibus cunctis Ægyptiis
-52 Disperdite cunctos habitatores terræ illius :
35-29 Erunt et legitima in cunctis habitationibus
36- 8 Et cunctæ fœminæ de eadem tribu maritos accipient
Deut. 1-30 Sicut fecit in Ægypto cuntis videntibus
2-34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus
-37 Et cunctis quæ adjacent torrenti Jeboc
3- 4 Vastantes cunctas civitates illius uno tempore
- 5 Cunctæ urbes erant munitæ muris altissim.
-13 Cunctaque Basan vocatur terra Gigantum
4- 7 Deus noster adest cunctis obsecrationibus
- 9 Ne excidant de corde tuo cunctis diebus vitæ
-19 Cunctis gentibus quæ sub cœlo sunt
5-27 Accede, et audi cuncta quæ dixerit Domin.
6- 2 Cunctis diebus vitæ tuæ, ut prolongentur
-11 Domos plenas cunctarum opum
-14 Non ibitis post deos alienos cunctarum gentium
-24 Ut bene sit nobis cunctis diebus vitæ nostræ,
7- 6 Ut sis ei populus peculiaris de cunctis populis
- 7 Non quia cunctas gentes numero vincebatis
-15 Non inferet tibi, sed cunctis hostibus tuis
-18 Recordare quæ fecerit Dominus Deus tuus Pharaoni, et cunctis Ægyptiis
-19 Sic faciet cunctis populis, quos metuis
8- 2 Et recordaberis cuncti itineris
-13 Argenti et auri, cunctarumq. rerum copiam
10-15 Elegitq. semen eorum.. de cunctis gentibus
12- 1 Cunctis diebus quib. sup. humum gradieris
- 5 Deus vester de cunctis tribubus vestris
- 7 Ac lætabimini in cunctis, ad quæ miseritis manum
-10 Ut requiescatis a cunctis hostibus
-18 In cunctis ad quæ extenderis manum tuam
13- 7 Cunctarum in circuitu gentium
14- 2 De cunctis gentibus quæ sunt super terram
-22 Decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis
-24 Nec potueris ad eum hæc cuncta portare
-29 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum
15-10 Ut benedicat tibi Dominus... in cunctis
-18 Ut benedicat tibi Do... in cunctis operibus
16-15 Benedicetq... in cunctis frugibus tuis
17-13 Cunctusque populus audiens timebit
18- 5 Elegit Dominus... de cunctis tribubus tuis
19- 8 Cum a... dederit tibi cunctam terram
20-11 Cunctus populus, qui in ea est salvabitur
-15 Sic facies cunctis civitatibus quæ a te procul valde sunt
-18 Ne forte doceant vos facere cunctas abominationes
21-17 Dabitque ei de his quæ habuerit cuncta duplicia
22-29 Non poterit dimittere eam cunctis diebus vitæ
23- 6 Nec quæras eis bona cunctis diebus vitæ tuæ
25-19 Cum... subjecerit cunctas per circuitum nationes
26- 2 Tolles de cunctis frugibus tuis primitias
-12 Quando compleveris decimam cunctarum frugum tuarum
-19 Et faciat te excelsiorem cunctis gentibus
28- 1 Faciet te Dominus Deus tuus excelsiorem cunctis gentibus
-12 Benedicetque cunctis operibus manuum t.
-26 Sitque cadaver tuum in escam cunctis volatilibus cœli
-33 Sis... sustinens, et oppressus cunctis diebus:
-52 Et conterat in cunctis urbibus tuis
29-10 Vos statis hodie cuncti coram Domino
-15 Sed cunctis præsentibus et absentibus
30- 3 Et rursum congregabit te de cunctis populis
- 9 Abundare te faciet Dominus Deus tuus in cunctis operibus
31- 9 Tradidit eam... et cunctis senioribus Israël
-11 Convenientibus cunctis ex Israël
-13 Timeant Dom. Deum suum cunctis diebus quibus versantur in terra
34-12 Cunctam manum robustam, magnaque mirabilia
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere cunctis diebus vitæ tuæ
- 7 Ut intelligas cuncta quæ agis
-17 Sicut obedivimus in cunctis Moysi
-18 Et non obedierit cunctis sermonibus
2-19 Cunctorum autem sanguis qui tecum in domo fuerit

Josue. 2-24 Et timore prostrati s. cuncti habitatores ejus
5- 1 Postquam ergo audierunt... et cuncti reges Chanaan
6- 3 Circuite urbem cuncti bellatores semel
-23 Eduxerunt... et cunctam supellectilem
7-22 Repererunt cuncta abscondita in eodem loco
-24 Tollens... cunctam supellectilem
-25 Et cuncta quæ illius erant igne consumpta sunt
8-34 Legit... et cuncta quæ scripta erant in legis volumine
9- 1 Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem
- 3 Audientes cuncta quæ fecerat Josue
- 9 Audivimus... cuncta quæ fecit in Ægypto
-24 Et disperderet cunctos habitatores ejus
-27 Decrevitque... eos esse in ministerio cuncti populi
10-25 Sic e. faciet Dominus cunctis hostibus vestris
-37 Cuncta quæ in ea reperit consumens gladio
11-14 Diviserunt sibi filii Israël cunctis hominibus interfectis
13-10 (*Possederunt*) et cunctas civitates Sehon
-17 Et Hesebon, cunctosque viculos earum
-30 Et cuncta regna Og regis Basan
20- 9 Hæ civitates constitutæ sunt cunctis filiis Israël
21-42 Sed cuncti in eorum ditionem redacti sunt
22-33 Placuitque sermo cunctis audientibus
23- 3 Cernitis... quæ fecerit Dominus Deus vester cunctis per circuitum nationibus
- 6 Et estote solliciti ut custodiatis cuncta
-15 Et prospera cuncta venerunt
24- 7 Viderunt oculi vestri cuncta quæ in Ægypto fecerim
-17 Custodivit nos... et in cunctis populis
-31 Servivitque Israël... cunctis diebus Josue et seniorum
Judic. 1- 8 Tradentes cunctam incendio civitatem
2- 7 Servieruntque Domino cunctis diebus ejus
6- 4 Cuncta vastabant usque ad introïtum Gazæ:
7- 3 Et cunctis audientibus prædica
11-26 Vel in cunctis civitatibus juxta Jordanem
12- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad
18- 7 Procul a Sidone, atque a cunctis hominibus
20- 2 Et cunctæ tribus Israël in eccles.... convenerunt
-14 Sed ex cunctis urbibus, quæ sortis suæ erant
-48 Cunctasque urbes et viculos Benjamin vorax flamma consumpsit
Ruth. 1-19 Velox apud cunctos fama percrebruit
4- 4 Volui, et tibi dicere coram cunctis
1 Reg. 1- 4 Deditque Phenennæ uxori suæ et cunctis filiis ejus
-28 Commodavi eum Domino, cunctis diebus
2-35 Ambulabit coram Christo m. cunctis diebus
7-13 Super Philisthæos, cunctis diebus Samuëlis
-15 Judicabat quoq. Samuel Israëlem cunctis diebus vitæ suæ
11-15 Et lætatus est ibi Saül et cuncti viri Israël
18-29 Factusque est Saül inimicus David cunctis diebus
22- 4 Manseruntque apud eum cunctis diebus
- 6 Hastam manu tenens, cunctique servi ejus
23-14 Quærebat eum tamen Saül cunctis diebus
-23 Perscrutabor eum in cunctis millibus Juda
25-21 Et non periit quidquam de cunctis quæ ad eum pertinebant
27- 1 Cessetque me quærere in cunctis finibus Israël
28- 2 Ego custodem capitis mei ponam te cunctis diebus
30-16 Celebrantes diem pro cuncta præda
2 Reg. 3-36 Et placuerunt eis cuncta quæ fecit rex
7- 7 Per cuncta loca, quæ transivi cum omnibus
13-37 Luxit ergo David filium suum cunctis diebus
15-23 Et cunctus populus incedebat contra viam
17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom et cunctis majoribus natu
18- 5 Audiebat præcipientem regem cunctis principibus
19- 9 Populus certabat in cunctis tribubus Israël
-30 Responditque... : Etiam, cuncta accipiat
21- 5 Ut ne unus quidem residuus sit de stirpe ejus in cunctis finibus Israël
23- 5 Cuncta enim salus mea et omnis voluntas
3 Reg 3-13 Ut nemo fuerit similis tui in regibus, cunctis retro diebus
4-21 Et servientium ei cunctis diebus vitæ ejus
-24 Usque ad Gazam et cunctos reges illarum regionum
-25 A Dan usque Bersabee, cunctis diebus Salomonis
-31 Et erat sapientior cunctis hominibus
-34 Et veniebant de cunctis populis

3 Reg. 7- 5 Quadrangulata ligna in cunctis æqualia
8- 3 Veneruntque cuncti senes de Israël
-38 Cuncta devotatio et imprecatio quæ acciderit
-40 Ut timeant te cunctis diebus quibus vivunt
9- 3 Erunt oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus
- 7 In proverbium et in fabulam cunctis populis
10-30 Atque in hunc modum cuncti reges Hethæorum
11-25 Eratque adversarius Israëli cunctis diebus Salomonis
-34 Ducem ponam cum cunctis diebus vitæ suæ
-36 Ut remaneat lucerna David servo meo cunctis diebus
-39 Affligam semen David super hoc, verumtamen non cunctis diebus
12- 7 Erunt tibi servi cunctis diebus
14-30 Fuitque bellum inter Roboam et Jeroboam cunctis diebus
15- 5 Quæ præceperat ei cunctis diebus vitæ suæ.
-14 Cor Asa perfectum erat cum Domino cunctis diebus suis
-16 Bellum autem erat inter Asa et Baasa regem Israël cunctis diebus
-23 Et cuncta quæ fecit, et civitates quas extruxit
-32 Fuitque bellum inter Asa et Baasa regem Israël cunctis diebus
18- 5 Vade... in cunctas valles
-10 Et respondentibus cunctis : Non est hic
22-17 Vidi cunctum Israël dispersum in montibus
-39 Cunctarumque urbium quas extruxit
4 Reg. 3-19 Cunctosque fontes aquarum obturabitis
8-19 Ut daret illi lucernam et filiis ejus cunctis diebus
10-19 Et cunctos sacerdotes ipsius, vocate ad me.
-21 Et venerunt cuncti servi Baal
12- 2 Fecitque Joas rectum coram Domino cunctis diebus
13- 3 In manu Benadad filii Hazaël cunctis diebus
-22 Afflixit Israël cunctis diebus Joachaz
15-18 Qui peccare fecit Israël cunctis diebus ejus.
-20 Indixitque Manahem argentum super Israël cunctis potentibus
17- 9 Ædificaverunt sibi excelsa in cunctis urbibus suis
-37 Custodite ut faciatis cunctis diebus
18- 5 Non fuit similis ei de cunctis regibus Juda
- 7 Erat Dominus cum eo, et in cunctis ad quæ procedebat
21- 7 In Jerusalem, quam elegi de cunctis tribubus
-14 Eruntq...in rapinam cunctis adversariis suis
22-17 Irritantes me in cunctis operibus manuum
23- 2 Legitque cunctis audientibus omnia verba
25-29 Comedebat panem semper in conspectu ejus cunctis diebus vitæ suæ
1 Par. 5-16 Et in cunctis suburbanis Saron
6-48 Ordinati sunt in cunctum ministerium
13- 5 Congregavit ergo David cunctum Israël
16-24 Narrate... in cunctis populis mirabilia ejus
18- 6 Adjuvitque eum Dominus in cunctis
-13 Salvavitque Dominus David in cunctis
-14 Faciebat... justitiam cuncto populo suo
20- 3 Sic fecit David cunctis urbibus filiorum Ammon
22- 5 Talis esse debet ut in cunctis regionibus nominetur
- 9 Otium dabo in Israël cunctis diebus ejus
-17 Præcepit quoque David cunctis principibus
25- 7 Erudiebant canticum Domini, cuncti doctores
26-30 Præerant... in cunctis operibus Domini
27- 3 Phares, princeps cunctorum principum
28- 4 Ut me eligeret regem super cunctum Israël
- 8 Et perquirite cuncta mandata Domini
29-11 Cuncta enim quæ in cœlo sunt
-23 Et cunctis placuit: et paruit illi omnis Israël.
-24 Et cuncti filii regis David dederunt manum
-30 Transierunt sub eo, sive in Israël, sive in cunctis regnis terrarum
2 Par. 5- 2 Congregavit... cunctos principes tribuum
- 4 Cumque venissent cuncti seniorum Israël
-13 Igitur cunctis pariter et tubis... concinentibus
6- 5 Non elegi civitatem de cunctis tribubus
-31 Et ambulent in viis tuis cunctis diebus
-33 Facies cuncta, pro quibus invocaverit te
7- 6 Canebant tubis... cunctusque Israël stabat
-16 Permaneant oculi mei... ibi cunctis diebus
-20 Tradam eam... in exemplum cunctis populis
8- 6 Cunctasque urbes quadrigarum...ædificavit
9-12 Salomon dedit reginæ Saba cuncta quæ voluit

2 Par. 9-26 Exercuit etiam potestatem super cunctos reges
-28 Adducebantur... equi... cunctisq. regionibus
10- 1 Illuc enim cunctus Israël convenerat
11-13 Venerunt ad eum de cunctis sedibus suis
-16 Sed et de cunctis tribubus Israël quicumque dederant cor suum
-23 Sapientior fuit... in cunctis finibus Juda
12-13 Ut confirmaret nomen suum ibi de cunctis tribubus Israel
-15 Pugnaveruntque adversum se Roboam et Jeroboam cunctis diebus
14- 5 Et abstulit de cunctis urbibus Juda, aras
-14 Grandis quippe cunctos terror invaserat
15- 5 Sed terrores undique in cunctis habitatoribus terrarum
-17 Cor Asa erat perfectum cunctis diebus ejus
17- 2 Constituitque militum numeros in cunctis urbibus Juda
- 9 Et circuibant cunctas urbes Juda
18-14 Ascendite : cuncta enim prospera evenient
19- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civitatibus Juda
- 7 Et cum diligentia cuncta facite
20- 6 Tu es Deus in cœlo et dominaris cunctis regnis
-20 Credite prophetis ejus, et cuncta evenient prospera
21- 9 Cumque transisset... cum cuncto equitatu
-17 Diripueruntque cunctam substantiam
23- 2 Congregaverunt Levitas de cunctis urbibus Juda
24- 2 Fecitque quod bonum est coram Domino cunctis diebus Joïadæ sacerdotis
-10 Lætatique sunt cuncti principes et omnis populus
-14 Offerebantur... cunctis diebus Joïadæ
-23 Et interfecit cunctos principes populi
26-14 Præparavit quoque eis Ozias, id est, cuncto exercitui clypeos
29-19 Cunctamque templi supellectilem, quam polluerat rex
30-19 Cunctis qui in toto corde requirunt Dom.
31-16 Cunctis qui ingrediebantur templum Dom.
32 - 4 Et obturaverunt cunctos fontes
-13 An ignoratis quæ ego fecerim... cunctis terrarum populis?
-15 Si e. nullus potuit deus cunctarum gentium
-23 Exaltatus est post hæc coram cunctis gentibus
33- 5 Ædificavit autem ea cuncto exercitui cœli
- 7 In Jerusalem, quam elegi de cunctis tribubus Israël
- 8 Si custodierint facere... cunctamque legem
-14 Constituitque principes exercitus in cunctis civitatibus Juda
-19 Et cuncta peccata atque contemptus
-22 Et cunctis idolis, quæ Manasses fuerat fabricatus
34- 6 Et Simeon, usq. Nephthali, cuncta subvertit
- 7 Cumq... cunctaq. delubra demolitus esset
-12 Qui fideliter cuncta faciebant
-24 Cunctaque maledicta quæ scripta sunt
-25 Ut me ad iracundiam provocarent in cunctis operibus manuum suarum
-28 Retulerunt itaque regi cuncta quæ dixerat
-30 Sacerdotes et Levitæ et cunctus populus
-33 Abstulit ergo Josias cunctas abominationes
Cunctis diebus ejus non recesserunt a Domino
35-18 Sed nec quisquam de cunctis regibus Israël fecit Phase
36-21 Cunctis e. diebus desolationis egit sabbatum
1 Esdr. 1- 4 Et omnes reliqui in cunctis locis ubicumque habitant
2 Esdr. 8- 2 Cunctisque qui poterant intelligere
9-25 Et possederunt domos plenas cunctis bonis
Tobiæ. 8-22 Parari epulas... vicinis suis, cunctisque amicis
13-19 Liberavit Jerusalem... a cunctis tribulationibus ejus
14-17 Et cunctis habitantibus in terra
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium cunctis principibus
-11 Ut ostenderet cunctis populis et principibus
-13 Et illorum faciebat cuncta consilio
-16 Principes qui sunt in cunctis provinciis
-20 Et cunctæ uxores tam majorum quam minorum deferant
-22 Et hoc per cunctos populos divulgari
2-18 Et jussit convivium... cunctis principibus
-20 Observabat Esther : et ita cuncta faciebat
3- 2 Cunctique servi regis... flectebant genua
-15 Rege et Aman celebrante convivium, et cunctis Judæis

Esth. 4-11 Omnes servi regis, et cunctæ, quæ sub ditione ejus sunt
-13 Quia in domo regis es præ cunctis Judæis
8- 5 Eos in cunctis regis provinciis perire præceperat
-17 Grandis enim cunctos Judaïci nominis terror invaserat
9- 1 Quando cunctis Judæis interfectio parabatur
- 4 Fama... per cunctorum ora volitabat
-23 Cuncta quæ eo tempore facere cœperant
-26 Et cuncta quæ gesta sunt, epistolæ, id est libri hujus volumine continentur
-27 Susceperunt... super se et semen suum, et super cunctos
-28 Cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
10- 1 Assuerus... et cunctas maris insulas fecit tributarias
-10 Unam populi Dei, et alteram cunctarum gentium
-13 In cunctas deinceps generationes populi Isr.
11- 7 Cunctæ concitatæ sunt nationes
13- 2 Optata cunctis mortalibus pace fruerentur
- 9 In ditione enim tua cuncta sunt posita.
-12 Cuncta nosti, et scis
14- 5 Domine, tulisses Israël de cunctis gentibus
15- 9 Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia
16- 4 Sed Dei quoq. cuncta cernentis arbitrantur
- 5 Officia diligenter observant, et ita cuncta agunt
-19 Quod nunc mittimus, in cunctis urbibus proponatur
Job. 1- 5 Sic faciebat Job cunctis diebus
-11 Extende paululum manum tuam et tange cuncta quæ possidet
2- 4 Et cuncta quæ habet homo dabit pro anima sua
14-14 Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto
15-20 Cunctis diebus suis impius superbit
31- 4 Et cunctos gressus meos dinumerat
36-28 Qui de nubibus fluunt, quæ prætexunt cuncta desuper
40- 7 Respice cunctos superbos, et confunde eos
-28 Et videntibus cunctis præcipitabitur
42-11 Sorores suæ et cuncti qui noverant eum prius
Prov. 3-15 Pretiosior est cunctis opibus
8-11 Melior est e. sapientia cunctis pretiosissimis
-30 Cum eo eram cuncta componens
Eccle. 1- 8 Cunctæ res difficiles, non potest eas homo explicare
-14 Vidi cuncta, quæ fiunt sub sole
2- 5 Et consevi ea cuncti generis arboribus
-16 Et futura tempora oblivione cuncta pariter operient
-17 Et cuncta vanitatem, et afflictionem spiritus.
-23 Cuncti dies ejus doloribus et ærumnis pleni
3-11 Cuncta fecit bona in tempore suo
-19 Cuncta subjacent vanitati
4- 1 Resistere... violentiæ, cunctorum auxilio destitutos
-15 Vidi cunctos viventes, qui ambulant sub sole
5- 5 Dissipet cuncta opera manuum tuarum
-16 Cunctis diebus vitæ suæ comedit in tenebris
7- 3 In illa enim finis cunctorum admonetur
-22 Sed et cunctis sermonibus, qui dicuntur
-24 Cuncta tentavi in sapientia; dixi : Sapiens efficiar
8- 9 Et dedi cor meum in cunctis operibus
9- 3 Quia eadem cunctis eveniunt
- 9 Cunctis diebus vitæ instabilitatis tuæ
12-14 Et cuncta, quæ fiunt, adducet Deus in judicium
Isa. 10-12 Cum impleverit Dominus cuncta opera sua
15- 2 In cunctis capitibus ejus calvitium
22- 3 Cuncti principes tui fugerunt simul
38-20 Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus
56- 7 Domus orationis vocabitur cunctis populis
62- 2 Videbunt... et cuncti reges inclytum tuum
63- 9 Et elevavit eos cunctis diebus sæculi
66-20 Adducent omnes fratres vestros de cunctis gentibus donum
Jerem. 6-13 A propheta usque ad sacerdotem, cuncti faciunt dolum
8-10 Usque ad sacerdotem, cuncti faciunt mendacium
10- 7 Inter cunctos sapientes gentium
17-19 Et egrediuntur, et in cunctis portis Jerusal.
-20 Et omnis Juda cunctique habitatores Jerus.
20- 5 Cunctos thesauros regum Juda dabo in manu inimicorum
23- 8 De cunctis terris, ad quas ejeceram eos illuc:
25-15 Et propinabis de illo cunctis gentibus
-17 Propinavi cunctis gentibus ad quas misit me
-20 Cunctis regibus terræ Ausitidis, et cunctis regibus terræ Philisthiim et Ascaloni
-22 Et cunctis regibus Tyri, et universis regibus

Jerem. 25-24 Et cunctis regibus Arabiæ, et cunctis regibus Occidentis
-25 Et cunctis regibus Zambri, et cunctis regibus Elam, et cunctis regibus Medorum
-26 Cunctis quoque regibus Aquilonis
26- 6 Urbem hanc dabo in maledictionem cunctis gentibus
28-14 Jugum ferreum posui super collum cunctarum gentium
29-14 Et de cunctis locis, ad quæ expuli vos
-18 Et in sibilum et in opprobrium cunctis gentibus
30-10 Cunctis affluet bonis, et non erit quem formidet
-11 Faciam enim consummationem in cunctis gentibus
-16 Cunctosq. prædatores tuos dabo in prædam
31-36 Ut non sit gens coram me cunctis diebus
33- 8 Et propitius ero cunctis iniquitatibus eorum
- 9 Et in exultationem cunctis gentibus
-12 Absque jumento, et in cunctis civitatibus ej.
34-17 Dabo vos in commotionem cunctis regnis
35- 7 In tabernaculis habitabitis cunctis diebus
- 8 Ita ut non biberemus vinum cunctis diebus
-19 Stans in conspectu meo cunctis diebus
43- 5 Qui reversi fuerant de cunctis gentibus
44- 8 Et sitis... in opprobrium cunctis gentibus
46-28 Quia ego consumam cunctas gentes
48-37 Barba rasa erit: in cunctis manibus colligatio
51-24 Et reddam Babyloni et cunctis habitatoribus Chaldææ
-28 Sanctificate... cunctamq. terram potestatis
52-14 Cunctus exercitus Chaldæorum
-33 Coram eo semper cunctis diebus vitæ suæ
-34 Ad diem mortis suæ cunctis diebus vitæ ejus
Thren. 3-51 In cunctis filiabus urbis meæ
Baruc. 1- 9 Postquam cepisset... et principes, et cunctos potentes
Ezech. 5-11 Et in cunctis abominationibus tuis
6-13 Et in cunctis summitatibus montium
9- 4 Et dolentium sup. cunctis abominationibus
11-18 Auferent... cunctasque abominationes ejus
14- 5 Recesserunt a me in cunctis idolis suis
16-24 Et fecisti tibi prostibulum in cunctis plateis
-33 Tu a. dedisti mercedes cunctis amatoribus
-57 Et cunctarum in circuitu tuo filiarum
21- 7 Et per cuncta genua fluent aquæ
-12 Hic in cunctis ducibus Israel, qui fugerant
23-12 Et adolescentibus forma cunctis egregia
27-12 A multitudine cunctarum divitiarum
31-12 Et in cunctis convallibus corruent rami
34- 6 Erraverunt greges mei in cunctis montibus
-13 In rivis et in cunctis sedibus terræ
37-16 Joseph ligno Ephraim, et cunctæ domui Israël
-23 Et cunctis iniquitatibus suis
38-20 Cunctiq. homines qui sunt super faciem ter.
-21 In cunctis montibus meis gladium
39-17 Dic... avibus, cunctisque bestiis agri
43-11 Cunctumque ordinem ejus, et omnes leges
44- 5 Loquor ad te... de cunctis legibus ejus
Dan. 1-20 Invenit in eis decuplum sup. cunctos ariolos
2-30 Quæ est in me plus quam in cunctis viventibus
-48 Super cunctos sapientes Babylonis
4- 3 Ut introducerentur in conspectu meo cuncti
Amos. 4- 6 Dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris
5-16 Et in cunctis, quæ foris sunt, dicetur væ
Nahum. 2-10 Et defectio in cunctis renibus
Soph. 1-18 Quia consummation... faciet cunctis
3-11 Super cunctis adinventionibus tuis
Aggæi. 2- 8 Et veniet Desideratus cunctis gentibus
Zach. 12- 3 Ponam Jerusalem lapidem oneris cunctis populis
2 Mac. 9-20 Et ex sententia vobis cuncta sunt
Act. 8-40 Pertransiens evangelizabat civitat. cunctis
Rom. 16- 4 Non solus ego gratias ago, sed et cunctæ Ecclesiæ
-26 In cunctis gentibus cogniti
Philip. 1- 4 Semper in cunctis orationibus meis

CUNEUS.

Num. 1-52 Per turmas et cuneos, atq. exercitum suum
Deut. 20- 9 Ad bellandum cuneos præparabit
Josue. 4-13 Per turmas et cuneos incedebant per plana
Judic. 9-37 Et unus cuneus venit per viam quæ respicit
-44 Cum cuneo suo, oppugnans, et obsidens civitatem
1 Reg. 10-10 Et ecce cuneus prophetarum obvius ei
13-17 De castris Philisthinorum tres cunei
Unus cuneus pergebat contra viam Ephra
19-20 Qui cum vidissent cuneum prophetarum
30-15 Potes me ducere ad cuneum istum?
Et ego ducam te ad cuneum istum

2 Reg. 2-25 Et conglobati in unum cuneum, steterunt

CUNICULI.

Esth. 16- 5 Mendaciorum cuniculis conentur subvertere,

CUPIDE.

1 Thes. 2- 8 Cupide volebamus tradere vobis

CUPIDITAS.

Esth. 13-12 Et aliqua gloriæ cupiditate fecerim hoc
Sap. 14- 2 Illud enim cupiditas acquirendi excogitavit
2 Mac. 10-20 Qui cum Simone erant, cupiditate ducti
Rom. 15-23 Cupiditatem autem habens veniendi ad vos
1 Tim. 6-10 Radix enim omnium malorum est cupiditas

CUPIDO.

2 Par. 19- 7 Nec personarum acceptio, nec cupido munerum.
Ezech. 23- 6 Et magistratus, juvenes cupidinis

CUPIDUS.

Eccli. 14- 3 Viro cupido et tenaci sine ratione est substantia
- 9 Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitat.
Galat. 5-26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi
1 Tim. 3- 3 Non litigiosum, non cupidum
2 Tim. 3- 2 Erunt homines se ipsos amantes, cupidi
Tit. 1- 7 Non percussorem, non turpis lucri cupidum

CUPIO.

Gen. 31-30 Esto, ad tuos ire cupiebas
Exod. 2-16 Adaquare cupiebant greges patris sui
Josue. 9- 6 Venimus, pacem vobiscum facere cupientes
20- 9 Effusum sanguinem vindicare cupientis
1 Reg. 14- 7 Perge quo cupis, et ero tecum ubicumque
4 Reg. 7- 7 Animas tantum suas salvare cupientes
2 Par. 2- 5 Domus enim, quam ædificare cupio
- 9 Domus en. quam cupio ædificare, magna est
Esth. 3- 4 Scire cupientes utrum perseveraret in sententia
6- 2 Regem Assuerum jugulare cupientium
- 7 Respondit: Homo, quem rex honorare cupit
11-12 Scire cupiens quid significaret somnium
Job. 13- 3 Loquar, et disputare cum Deo cupio
22-15 Numquid semitam sæculorum custodire cupis
Prov. 1-22 Et stulti ea, quæ sibi sunt noxia, cupient
Eccle. 6- 9 Melius est videre quod cupias
2 Mac. 4-16 Ac per omnia his consimiles esse cupiebant
14-41 Atque ignem admovere cupientibus
Matth. 13-17 Et justi cupierunt videre quæ videtis
Luc. 15-16 Cupiebat implere ventrem suum de siliquis
16-21 Cupiens saturari de micis quæ cadebant
23- 8 Erat e. cupiens ex multo tempore videre eum
2 Cor. 5- 2 Habitationem nost.. superindui cupientes
Philip. 1- 8 Cupiam omnes vos in visceribus Jesu
Hebr. 6-11 Cupimus autem unumquemque vestrum
12-17 Et postea cupiens hæreditare benedictionem

CUPITI.

Prov. 7-18 Et fruamur cupitis amplexibus

CUR.

Gen. 3- 1 Cur præcepit vobis Deus ut non comederetis
Deinceps consulto omittitur.

CURA.

Gen. 46-32 Curamque habent alendorum gregum
Num. 4-16 Sacerdotis, ad cujus curam pertinet oleum
Judic. 21-17 Et magna nobis cura... providendum est
3 Reg. 4-27 Cum ingenti cura præbebant in tempore suo
2 Par. 24- 6 Quare tibi non fuit curæ, ut cogeres
28-15 Propter laborem, et adhibuissent eis curam
31-15 Et sub cura ejus Eden et Benjamin
Tobiæ. 14-15 Et curam eorum gessit, et ipse clausit oculos
Esth. 2-11 Curam agens salutis Esther
12- 2 Et curas diligentius pervidisset
Psal. 54-23 Jacta super Dominum curam tuam
Eccle. 2-26 Dedit afflictionem et curam superfluam
4- 4 In hoc ergo vanitas et cura superflua est
5- 2 Multas curas sequuntur somnia
-16 Comedit in tenebris et in curis multis
Sap. 6- 8 Et æqualiter cura est illi de omnibus
-19 Cura ergo disciplinæ, dilectio est
7- 4 In involumentis nutritus sum, et curis magnis
12-13 Tu, cui cura est de omnibus
15- 9 Sed cura est illi, non quia laboraturus est
Eccli. 32- 2 Curam illorum habe, et sic conside, et omni cura tua explicita recumbe
41- 4 Defecto ætate, et cui de omnibus cura est
-15 Curam habe de bono nomine
1 Mac. 14-42 Et ut cura esset illi pro sanctis
-43 Et cura sit illi de sanctis
2 Mac. 9-21 Duxi pro communi utilitate curam habere
Matth. 22-16 Et non est tibi cura de aliquo
Luc. 9-11 Et eos, qui cura indigebant, sanabat
10-34 Duxit in stabulum, et curam ejus egit
-35 Et ait: Curam illius habe
-40 Non est tibi curæ quod soror mea reliquit me
21-34 In crapula et ebrietate et curis hujus vitæ
Act. 18-17 Et nihil eorum Gallioni curæ erat
27- 3 Permisit ad amicos ire, et curam sui agere
Rom. 13-14 Et carnis curam ne feceritis in desideriis
1 Cor. 7-21 Servus vocatus es? non sit tibi curæ
9- 9 Numquid de bobus cura est Deo?
1 Tim. 5- 8 Et maxime domesticorum curam non habet
Tit. 2- 5 Castas, sobrias, domus curam habentes
1 Petr. 5- 7 Quoniam ipsi cura est de vobis
2 Petr. 1- 5 Vos autem curam omnem subinferentes

CURATIO.

2 Par. 36-16 Et esset nulla curatio
Eccle. 10- 4 Quia curatio faciet cessare peccata maxima
Eccli. 36-25 Si est lingua curationis, est et mitigationis
Jerem. 14-19 Et tempus curationis, et ecce turbatio
30-13 Curationum utilitas non est tibi
1 Cor. 12-28 Virtutes, exinde gratias curationum
-30 Numquid omn. gratiam habent curationum

CURIA.

1 Mac. 8-15 Et quia curiam fecerunt sibi, et quotidie
-19 Et introierunt curiam, et dixerunt
12- 3 Et intraverunt curiam, et dixerunt

CURIOSE, IUS.

1 Reg. 23-22 Præparate, et curiosius agite, et considerate
Eccle. 9- 1 In corde meo, ut curiose intelligerem
Dan. 6-11 Illi curiosius inquirentes invenerunt Danielem
2 Mac. 2-31 Curiosius partes singulas quasque disquirere
2 Thes. 3-11 Nihil operantes, sed curiose agentes

CURIOSITAS.

Num. 4-20 Alii nulla curiositate videant quæ sunt

CURIOSUS.

Eccli. 3-22 In pluribus operibus ejus ne fueris curiosus
-24 In pluribus operibus ejus non eris curiosus
Act. 19-19 Ex eis qui fuerant curiosa sectati
1 Tim. 5-13 Non solum otiosæ, sed et verbosæ et curiosæ

CURO.

Deut. 28-27 Ita ut curari nequeas
1 Reg. 6- 3 Et tunc curabimini, et scietis
2 Reg. 18- 3 Pars ceciderit e nobis, non satis curabunt
19- 6 Ostendisti hodie quia non curas de ducibus
3 Reg. 18-30 Curavit altare Domini, quod destructum fuerat
4 Reg. 5- 3 Profecto curasset eum a lepra quam habet.
- 6 Ut cures eum a lepra sua
- 7 Misit ad me, ut curem hominem a lepra sua
-11 Et tangeret... locum lepræ et curaret me
8-29 Reversus est, ut curaretur, in Jezrahel
9-15 Et reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel
20- 7 Et posuissent super ulcus ejus, curatus est
2 Par. 22- 6 Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel
Tobiæ. 3-25 Missus est Angelus... ut curaret eos ambos
5-13 In proximo est ut a Deo cureris
12-14 Et nunc misit me Dominus ut curarem te
Job. 14-17 Sed curasti iniquitatem meam
Eccli. 38- 7 In his curans mitigabit dolorem
- 9 Sed ora Dominum, et ipse curabit te
50- 4 Curavit gentem suam, et liberavit eam
Isai. 1- 6 Non est circumligata nec curata medicamine
Jerem. 6-14 Et curabant contritionem filiæ populi mei
15-18 Et plaga mea desperabilis renuit curari?
33- 6 Obducam eis cicatricem et sanitatem, et curabo eos
51- 9 Curavimus Babylonem, et non est sanata
Dan. 6-13 Daniel... non curavit de lege tua
11-37 Nec quemquam deorum curabit
Osee. 6- 2 Et sanabit nos: percutiet et curabit nos
11- 3 Et nescierunt quod curarem eos
1 Mac. 11-37 Nunc ergo curate facere horum exemplum
2 Mac. 2-26 Curavimus volentibus quidem legere
-30 De universa structura curandum est
Ei vero qui pingere curat, quæ apta sunt
Matth. 4-24 Et lunaticos, et paralyticos, et curavit eos
8- 7 Et ait illi Jesus: Ego veniam, et curabo eum
-16 Et omnes male habentes curavit
9-35 Prædicans evangelium regni, et curans omnem languorem
10- 1 Ut ejicerent eos et curarent omnem languorem
- 8 Infirmos curate, mortuos suscitate
12-10 Interrogabant... Si licet sabbatis curare?
Matth. 12-15 Secuti sunt eum multi et curavit eos omnes
-22 Curavit eum, ita ut loqueretur et videret
14-14 Misertus est eis et curavit languidos eorum
15-30 Projecerunt eos ad pedes ejus et curavit eos
17-15 Obtuli eum Discipulis tuis et non potuerunt curare eum
-17 Et curatus est puer ex illa hora
19- 2 Secutæ sunt eum turbæ multæ et curavit eos ibi
Marc. 1-34 Et curavit multos, qui vexabantur
3- 2 Observabant eum, si sabbatis curaret
-15 Dedit illis potestatem curandi infirmitates
6- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
12-14 Scimus quia verax es et non curas quemquam
Luc. 4-23 Medice, cura te ipsum
-40 Ille singulis manus imponens curabat eos
5-15 Ut audirent et curarentur ab infirmitatibus
6- 7 Observabant... Pharisæi, si in sabbato curaret
-18 Qui vexabantur a spiritibus immundis, curabantur
7-21 Multos curavit a languoribus
8- 2 Mulieres aliquæ quæ erant curatæ a spiritibus malignis
9- 1 Dedit illis virtutem... ut languores curarent
- 6 Circuibant per castella evangelizantes et curantes ubique
10- 9 Et curate infirmos qui in illa sunt
13-14 Indignans quia sabbato curasset Jesus
In his ergo venite et curamini
14- 3 Dicens: Si licet sabbato curare?
Act. 4-14 Hominem quoque videntes stantem cum eis, qui curatus fuerat
5-16 Afferentes ægros... qui curabantur omnes
8- 2 Curaverunt autem Stephanum viri timorati
- 8 Multi autem paralytici et claudi curati sunt
28- 9 Qui in insula habebant infirmitates, accedebant, et curabantur
2 Tim. 2-15 Sollicite cura te ipsum probabilem exhibere
Tit. 3- 8 Ut curent bonis operibus præesse
Apoc. 13- 3 Et plaga mortis ejus curata est
-12 Cujus curata est plaga mortis

CURRILIS.

3 Reg. 4-26 Quadraginta millia præsepia equorum currilium

CURRO.

Gen. 18- 2 Quos cum vidisset, cucurrit in occursum
- 7 Ipse vero ad armentum cucurrit
24-28 Cucurrit itaque puella, et nuntiavit
29-13 Cum audisset venisse... cucurrit obviam ei
33- 4 Currens itaque Esaü obviam fratri suo
Num. 11-27 Cucurrit puer, et nuntiavit Moysi
16-47 Cum fecisset Aaron et cucurrisset ad mediam multitudinem
Josue. 7-22 Qui currentes ad tabernaculum illius
Judic. 13-10 Festinavit et cucurrit ad virum suum
1 Reg. 3- 5 Et cucurrit ad Heli, et dixit: Ecce ego
4-12 Currens autem vir de Benjamin ex acie
10-23 Cucurrerunt itaque et tulerunt eum inde:
17-17 Et curre in castra ad fratres tuos
-22 Cucurrit ad locum certaminis
-51 Cucurrit, et stetit super Philisthæum
20-36 Cumq. puer cucurrisset, jecit aliam sagittam
2 Reg. 18-15 Cucurrerunt decem juvenes armigeri Joab
-19 Achimaas autem filius Sadoc ait: Curram, et nuntiabo regi
-21 Adoravit Chusi Joab et cucurrit
-22 Quid impedit si etiam ego curram post Chusi?
Dixitque ei Joab: Quid vis currere, fili mi?
-23 Qui respondit: Quid enim si cucurrero?
Et ait ei: Curre. Currens ergo Achimaas per viam
-24 Elevans oculos, vidit hominem currentem
-26 Vidit speculator hominem alterum currentem
Apparet mihi alter homo currens solus
22-30 In te enim curram accinctus
3 Reg. 1- 5 Quinquaginta viros qui currerent ante eum
18-35 Et currebant aquæ circum altare
-46 Accinctisque lumbis currebat ante Achab
19-20 Qui statim relictis bobus, cucurrit post Eliam
4 Reg. 5-21 Quem cum vidisset ille currentem ad se
11-13 Audivit a. Athalia vocem populi currentis
23-12 Et cucurrit inde, et dispersit cinerem eorum
2 Par. 23-12 Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet currentium
Tobiæ. 11- 6 Currensque nuntiavit viro suo dicens
-10 Cœpit offendens pedibus currere
Judith. 9- 6 Armati currebant, confidentes in quadrigis

Judith. 14- 4 Cumque duces eorum cucurrerint ad tabernaculum
- 8 Ad tabernaculum Holofernis cucurrerunt
Job. 15-26 Cucurrit adversus eum erecto collo
30- 5 Cum singula reperissent, ad ea cum clamore currebant
34- 9 Non placebit vir Deo etiam si cucurrerit
Psal. 18- 6 Exultavit ut gigas ad currendam viam
49-18 Si videbas furem, currebas cum eo
58- 5 Sine iniquitate cucurri et direxi
61- 5 Cogitaverunt repellere, cucurri in siti
118-32 Viam mandatorum tuorum cucurri
147-15 Velociter currit sermo ejus
Prov. 1-16 Pedes enim illorum ad malum currunt
4-12 Et currens non habebis offendiculum
6-18 Pedes veloces ad currendum in malum
18-10 Ad ipsum currit justus et exaltabitur
Cant. 1- 3 Post te curremus in odorem unguentorum
Isai. 30-25 Et erunt... rivi currentium aquarum
40-31 Sicut aquilæ current, et non laborabunt
55- 5 Gentes quæ te non cognoverunt, ad te current
59- 7 Pedes eorum ad malum currunt
Jerem. 12- 5 Si cum peditib. currens laborasti
23-21 Non mittebam prophetas et ipsi currebant
49-19 Quia subito currere faciam eum ad illam
50-44 Quia subito currere faciam eum ad illam
51-31 Currens obviam currenti veniet
Dan. 8- 6 Et cucurrit ad eum in impetu fortitudinis suæ
13-25 Et cucurrit unus ad ostia pomarii et aperuit
-38 Videntes iniquitatem, cucurrimus ad eos
Joel. 2- 4 Et quasi equites sic current
- 7 Sicut fortes current : quasi viri bellatores
- 9 Urbem ingredientur, in muro current
Amos. 6-13 Numquid currere queunt in petris equi?
Zach. 2- 4 Et dixit ad eum : Curre, loquere ad puerum
1 Mac. 6-45 Cucurrit ad eam audacter in medio legionis
Matth. 27-48 Et continuo currens unus ex eis acceptam spongiam implevit
28- 8 Exierunt...currentes nuntiare Discipulis ej.
Marc. 5- 6 Videns a. Jesum a longe cucurrit, et adoravit eum
15-36 Currens a. unus, et implens spongiam aceto
Luc. 24-12 Petrus a. surgens cucurrit ad monumentum
Joan. 20- 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum
- 4 Currebant autem duo simul et ille alius
Act. 3-11 Cucurrit omnis populus ad eos ad porticum
12-14 Sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante januam
16-22 Et cucurrit plebs adversus eos
Rom. 9-16 Non volentis neque currentis sed miserentis est Dei
1 Cor. 9-24 Nescitis quod ii qui in stadio currunt omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis
-26 Igitur sic curro, non quasi in incertum
Galat. 2- 2 Ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem
5- 7 Currebatis bene : quis vos impedivit veritati non obedire?
Philip. 2-16 Quia non in vacuum cucurri
2 Thes. 3- 1 Orate pro nobis, ut sermo Dei currat
Hebr. 12- 1 Per patientiam curramus ad propositum
Apoc. 9- 9 Sicut vox curruum equorum multorum currentium in bellum

CURRUS.

Gen. 41-43 Fecitq. eum ascendere super currum suum
46-29 Juncto Joseph curru suo, ascendit obviam patri suo
50- 9 Habuit quoque in comitatu currus et equites
Exod. 14- 6 Junxit ergo currum, et omnem populum suum assumpsit
- 7 Tulitque sexcentos currus electos, et quidquid in Ægypto curruum fuit
- 9 Omnis equitatus et currus Pharaonis
-17 Et glorificabor... in curribus et in equitibus
-18 Cum glorificatus fuero in Pharaone et in curribus atque in equitibus ejus
-23 Ingressi sunt... currus ejus et equites
-25 Et subvertit rotas curruum
-26 Revertantur aquæ ad Ægyptios super currus
-28 Aquæ et operuerunt currus et equites
15- 4 Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit
-19 Cum curribus et equitibus ejus in mare
Deut. 11- 4 Exercitui Ægyptiorum, et equis, ac curribus
20- 1 Si exieris... et videris equitatus et currus
Josue. 11- 4 Egressiq. sunt omn... equi quoque et currus
- 6 Equos eorum subnervabis, et currus igne combures
- 9 Equos eorum subnervavit, currusque combussit igni
17-16 Cum ferreis curribus utantur Chananæi
-18 Cum subverteris Chananæum, quem dicis ferreos habere currus
Josue. 24- 6 Persecutique sunt Ægyptii patres vestros cum curribus et equitatu
Judic. 1-19 Quia falcatis curribus abundabant
4- 3 Nongentos enim habebat falcatos currus
- 7 Ego autem adducam... Sisaram principem exercitus Jabin, et currus ejus
-13 Et congregavit nongentos falcatos currus
-15 Perterruitq. Dom. Sisaram et omnes currus
-16 Et Barac persequeretur fugientes currus
5-11 Ubi collisi sunt currus, et hostium suffocatus
-28 Cur moratur regredi currus ejus?
1 Reg. 8-11 Filios vestros tollet et ponet in curribus suis
-12 Et fabros armorum et curruum suorum
13- 5 Contra Israël, triginta millia curruum
2 Reg. 1- 6 Porro currus et equites appropinquabant ei
8- 4 Subnervavit omnes jugales curruum : dereliquit autem ex eis centum currus
10-18 Occidit David de Syris septingentos currus
15- 1 Post hæc fecit sibi Absalom currus, et equites
3 Reg. 1- 5 Fecitque sibi currus, et equites
7-33 Rotæ erant, quales solent in curru fieri
9-19 Munivit, et civitates curruum
-22 Et duces, et præfecti curruum et equorum
10-26 Congregavitque Salomon currus et equites
Et facti sunt ei mille quadringenti currus
12-18 Rex Roboam festinus ascendit currum
18-44 Dic Achab : Junge currum tuum et descende
20- 1 Congregavit... et equos, et currus
-21 Rex Israël percussit equos et currus
-25 Instaura... equos secundum equos pristinos, et currus secundum currus
-33 Benadad, et levavit eum in currum suum
22-31 Rex autem Syriæ præceperat principibus curruum
-32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat
-33 Intellexeruntque principes curruum
-35 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
Fluebat a. sanguis plagæ in sinum curris
-38 Et laverunt currum ejus in piscina Samariæ
4 Reg. 2-11 Ecce currus igneus, et equi ignei diviserunt
-12 Pater mi, currus Israël, et auriga ejus
5- 9 Venit ergo Naaman cum equis et curribus
-21 Desiliit de curru in occursum ejus, et ait
-26 Quando reversus est homo de curru suo
6-14 Misit ergo illuc equos et currus
-15 Vidit exercitum... et equos, et currus
-17 Et ecce mons plenus equorum et curruum
7- 6 Sonitum audiri fecerat... curruum
8-21 Venitque Joram Seira, et omnes currus
Percussitque... et principes curruum
9-17 Tolle currum, et mitte in occursum eorum
-18 Abiit ergo qui ascenderat currum
-19 Misit etiam currum equorum secundum
-21 Et ait Joram : Junge currum. Junxeruntque currum ejus
Ochozias rex Juda, singuli in curribus suis
-24 Statimque corruit in curru suo
-25 Quando ego et tu sedentes in curru sequebamur Achab
-27 Et ait : Etiam hunc percutite in curru suo
-28 Imposuerunt eum... super currum suum
10- 2 Qui habetis filios domini vestri, et currus
-15 At ille levavit eum ad se in currum
-16 Pro Domino. Et impositum in curru suo
13- 7 Nisi quinquaginta equites et decem currus
-14 Dicebatq.: Pater mi, pater mi, currus Isr.
18-24 An fiduciam habes in Ægypto propter currus
19-23 In multitudine curruum meorum ascendi
23-11 Currus autem Solis combussit igni
1 Par. 18- 4 Subnervavitque omnes equos curruum
19- 6 Ut conducerent sibi... de Soba, currus
- 7 Conduxeruntque trig. duo millia curruum
-18 Et interfecit David de Syris septem mill a. curruum
2 Par. 1-14 Congregavitque sibi currus et equites, et facti sunt ei mille quadringenti currus
9-25 Et curruum, equitumque duodecim millia
10-18 Rex Roboam currum festinavit ascendere
12- 3 Cum mille ducentis curribus
14- 9 Decies centena millia, et curribus trecentis
18-34 Porro rex Israel stabat in curru suo
35-24 Qui transtulerunt eum de curru in alterum currum
Judith. 4-13 Et in clypeis suis, et in curribus suis
9- 9 Et in curribus suis, et in contis, et in scutis
Psal. 19- 8 Hi in curribus, et hi in equis
67-18 Currus Dei decem millibus multiplex
Cant. 1- 8 Equitatui meo in curribus Pharaonis assimilavi te, amica mea
Eccli. 48- 9 Qui receptus es... in curru equorum
49-10 Quam ostendit illi in curru cherubim
Isai. 21- 7 Et vidit currum duorum equitum
Isai. 22- 6 Sumpsit pharetram, currum hominis equitis
-18 Ibi morieris, et ibi erit currus gloriæ tuæ
Jerem. 4-13 Ascendet, et quasi tempestas currus ejus
17-25 Et ascendentes in curribus et equis
22- 4 Et ascendentes currus et equos ipsi et servi
46- 9 Ascendite equos, et exultate in curribus
50-37 Gladius ad equos ejus, et ad currus ejus
51-21 Et collidam in te currum et ascensorem
Ezech. 23-24 Et venient super te instructi curru et rota
26- 7 Cum equis, et curribus, et equitibus et cœtu
-10 A sonitu...curruum, movebuntur muri tui
Dan. 11-40 Veniet contra illum rex Aquil. in curribus
Nahum. 2- 3 Igneæ habenæ currus in die præparationis ejus
1 Mac. 1-18 Et intravit in Ægyptum... in curribus
8- 6 Et equitatum, et currus, et exercitum
2 Mac. 9- 4 Ideoque jussit agitari currum suum
- 7 Contigit illum impetu euntem de curru cadere
13- 2 Currus cum falcibus trecentos
Act. 8-28 Et revertebatur sedens super currum suum
-29 Accede, et adjunge te ad currum istum
-38 Et jussit stare currum, et descenderunt
Apoc. 9- 9 Et vox alarum earum sicut vox curruum

CURSIM.

Isai. 10-29 Transierunt cursim Gaba sedes nostra

CURSOR.

2 Reg. 2-18 Porro Asaël cursor velocissimus fuit
2 Par. 30- 6 Perrexeruntque cursores cum epistolis
-10 Igitur cursores pergebant velociter de civitate
Esth. 3-13 Missæ sunt per cursores regis ad universas
-15 Festinabant cursores, qui missi erant
Job. 9-25 Dies mei velociores fuerunt cursore
Prov. 24-34 Et veniet tibi quasi cursor egestas
Jerem. 2-23 Cursor levis explicans vias suas
2 Mac. 3-28 Et is, qui cum multis cursoribus, et satel.

CURSUS.

Judic. 5-20 Stellæ manentes in ordine et cursu suo
2 Reg. 18-27 Contemplor, ait, cursum prioris, quasi cursum Achimaas, filii Sadoc
Job. 38-25 Quis ded. vehementissimo imbri cursum
Prov. 4-27 Ipse autem rectos faciet cursus tuos
Eccle. 9-11 Et vidi sub sole, nec velocium esse cursum
Sap. 7-19 Anni cursus, et stellarum dispositiones
17-18 Aut ludentium animalium cursus invisus
18-14 Et nox in suo cursu medium iter haberet
Jerem. 8- 6 Omnes conversi sunt ad cursum suum
22-17 Et ad calumniam, et ad cursum mali operis
23-10 Factus est cursus eorum malus
2 Mac. 5- 3 Et cursus equorum per ordines digestos
14-45 Saucius, cursu turbam pertransiit
Act. 13-25 Cum impleret autem Joannes cursum suum
16-11 Recto cursu venimus Samothraciam
20-24 Dummodo consummem cursum meum
21- 1 Abstracti ab eis, recto cursu venimus Coum
2 Tim. 4- 7 Cursum consummavi, fidem servavi

CURVO.

Exod. 34- 8 Festinusque Moyses, curvatus est pronus
Judic. 7- 5 Qui autem curvatis genibus biberint
4 Reg. 1-13 Curvavit genua contra Eliam, et precatus
1 Esdr. 9- 5 Curvavi genua mea, et expandi manus meas
Job. 9-13 Deus... sub quo curvantur qui portant orbem
Psal. 37- 7 Miser factus sum, et curvatus sum usque in finem
Sap. 5-22 Et tanquam a bene curvato arcu nubium exterminabuntur
Eccli. 7-25 Erudi illos, et curva illos a pueritia illorum
30-12 Curva cervicem ejus in juventute
33-27 Jugum et lorum curvant collum durum
-30 Si non obaudierit, curva illum compedibus
38-33 Et ante pedes suos curvabit virtutem suam
Isai. 44-15 Fecit sculptile, et curvatus est ante illud
-17 Curvatur ante illud, et adorat illud
45-24 Quia mihi curvabitur omne genu
Jerem. 27- 8 Et quicumque non curvaverit collum suum
Mich. 6- 6 Curvabo genu Deo excelso?
Rom. 11- 4 Qui non curvaverunt genua ante Baal

CURVUS.

Sap. 13-13 Lignum curvum et vorticibus plenum, sculpat
Eccli. 12-11 Si humiliatus vadat curvus, adjice animum
Isai. 60-14 Et venient ad te curvi filii eorum
Baruc. 2-18 Sed anima... et incedit curva et infirma,

CUSI. *Pater Ethan, e tribu Levi.*

1 Par. 6-44 Ad sinistram, Ethan filius Cusi, filii Abdi

CUSTODIA.

Gen. 39-22 Qui in custodia tenebantur
40- 4 Et illi in custodia tenebantur
42-17 Tradidit ergo illos custodiæ tribus diebus
Exod. 22- 7 Si quis commendaver.. vas in custodiam
Levit. 8-35 In tabernaculo observantes custodias Dom.
Num. 1-53 Et excubabunt in custodiis tabernaculi
3-32 Erit super excubitores custodiæ sanctuarii
-36 Erunt sub custodia eorum tabulæ tabernac.
-38 Habentes custodiam sanctuarii
8-26 Sic dispones Levitis in custodiis suis
18- 4 Et excubent in custodiis tabernaculi
- 5 Excubate in custodia sanctuarii
- 8 Dedi tibi custodiam primitiarum mearum
19- 9 Ut sint multitudini filiorum Israël in custodiam
31-30 Qui excubant in custodiis tabernaculi Dom.
2 Reg. 20- 3 Et tradidit eas in custodiam
3 Reg. 2- 3 Et observa custodias Domini Dei tui
1 Par. 9-27 Morabantur in custodiis suis
26-12 Semper principes custodiarum, sicut et fratres eorum, ministrarent
-16 Custodia contra custodiam
2 Par. 8-15 Quæ præceperat, et in custodiis thesaurorum
23- 6 Reliquum vulgus observet custodias Domini
2Esdr. 12-38 Et steterunt in porta custodiæ
Judith. 7-11 Cumque ista custodia... fuisset expleta
Psal. 38- 2 Posui ori meo custodiam
78- 1 Posuerunt Jerusalem in pomorum custodiam
89- 4 Et custodia in nocte
129- 6 A custodia matutina usque ad noctem
140- 3 Pone, Domine, custodiam ori meo
141- 8 Educ de custodia animam meam
Prov. 4-23 Omni custodia serva cor tuum
Sap. 6-19 Et dilectio custodia legum illius est
Eccli. 22-33 Quis dabit ori meo custodiam
26-13 In filia non avertente se, firma custodiam
42-11 Super filiam luxuriosam confirma custodiam
Isai. 21- 8 Et super custodiam meam ego sum stans
Jerem. 37- 4 Non en. miserant eum in custodiam carceris.
51-12 Levate signum, augete custodiam
Baruc. 3-34 Stellæ a. dederunt lumen in custodiis suis,
Ezech. 40-45 Qui excubant in custodiis templi
Habac. 2- 1 Super custodiam meam stabo, et figam gradum
Zach. 3- 7 Si... et custodiam meam custodieris
1 Mac. 5-18 Cum residuo exercitu in Judæa ad custodiam
6-50 Et constituit illic custodiam servare eam
9-51 Et posuit custodiam in eis
-53 Posuit eos in arce in Jerusalem in custodiam
10-75 Quia custodia Apollonii Joppe erat
11- 3 Ponebat custodias militum in singulis civit.
13-12 Ut veniret... et Jonathas cum eo in custodia
14- 3 Et posuit eum in custodiam
2 Mac. 3-40 Igitur de Heliodoro et ærarii custodia
Matth. 27-65 Habetis custodiam, ite, custodite, sicut scitis
Luc. 21-12 Tradentes in synagogas et custodias
Act. 4- 3 Et posuerunt eos in custodiam, in crastinum
5-18 Et posuerunt eos in custodia publica
8- 3 Viros ac mulieres, tradebat in custodiam
12-10 Transeuntes a. primam et secun. custodiam
16-25 Et audiebant eos qui in custodia erant
22- 4 Alligans et tradens in custodias viros
27- 1 Et tradi Paulum cum reliquis custodiis
-42 Consilium fuit ut custodias occiderent
Apoc. 18- 2 Et facta est..custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis volucris immundæ

CUSTODIO.

Gen. 2-15 Ut operaretur, et custodiret illum
3-24 Ad custodiendam viam ligni vitæ
17- 9 Et tu ergo custodies pactum meum
18-19 Ut custodiant viam Domini et faciant judic.
20- 6 Et ideo custodivi te ne peccares in me
26- 5 Eo quod... custodierit præcepta et mandata mea
28-20 Si fuerit Deus mecum, et custodierit me
30-31 Iterum pascam, et custodiam pecora tua
39-20 Ubi vincti regis custodiebantur
Exod. 12-17 Et custodietis diem istum in generationes
-24 Custodi verbum istud legitimum tibi
13-10 Custodies hujuscemodi cultum
15-26 Custodierisque omnia præcepta illius
16-28 Usquequo non vultis custodire mandata mea
-32 Et custodiatur in futuras retro generationes
19- 5 Si... et custodieritis pactum meum
20- 6 Diligunt me, et custodiunt præcepta mea
21-36 Et non custodivit eum dominus suus
23-13 Omnia, quæ dixi vobis, custodite
-15 Solemnitatem azymorum custodies
-20 Qui præcedat te, et custodiat in via
31-13 Videte, ut sabbatum meum custodiatis
Exod. 31-14 Custodite sabbatum meum, sanctum est
-16 Custodiant filii Israël sabbatum
34- 7 Qui custodis misericordiam in millia
-18 Solemnitatem azymorum custodies
Levit. 18- 5 Custodite leges meas, atque judicia
-26 Custodite legitima mea atque judicia
-30 Custodite mandata mea. Nolite facere
19- 3 Sabbata mea custodite : ego Dominus
-19 Leges meas custodite
-30 Sabbata mea custodite, et sanctuarium
-37 Custodite omnia præcepta mea
20- 8 Custodite præcepta mea, et facite ea
-22 Custodite leges meas, atque judicia
22- 9 Custodiant præcepta mea
-31 Custodite mandata mea, et facite ea
25-18 Facite præcepta mea, et judicia custodite
26- 2 Custodite sabbata mea et pavete
- 3 Et mandata mea custodieritis, et feceritis
Num. 3- 8 Et custodiant vasa tabernaculi servientes
-31 Et custodient arcam, mensamque.
6-24 Benedicat tibi Dominus, et custodiat te
8-26 Ut custodiant quæ sibi fuerint commendata
18- 7 Tu aut. et filii tui, custodite sacerdotium
Deut. 4- 2 Custodite mandata Domini Dei vestri
- 9 Custodi igitur temetipsum et animam tuam
-15 Custodite igitur sollicite animas vestras
-40 Custodi præcepta ejus, atque mandata
5-10 Et custodientibus præcepta mea
-29 Et custodiant universa mandata mea
-32 Custodite igitur, et facite quæ præcepit
6- 2 Et custodias omnia mandata et præcepta
-17 Custodi præcepta Domini Dei tui
-25 Si custodierimus... omnia præcepta ejus
7- 8 Dominus, et custodivit juramentum
- 9 Custodiens pactum et misericordiam
Et his qui custodiunt præcepta ejus
-11 Custodi ergo præcepta et cæremonias
-12 Si...... custodieris ea, et feceris, custodiet et Dominus Deus tuus pactum tibi
8- 2 Utrum custodires mandata illius, an non?
- 6 Ut custodias mandata Domini Dei tui
10-13 Custodiasque mandata Domini
11- 8 Ut custodiatis universa mandata illius
-22 Si enim custodieritis mandata
13- 4 Ipsum timete, et mandata illius custodite
-18 Custodiens omnia præcepta ejus
15- 5 Si... et custodieris universa quæ jussit
16-12 Custodiesque ac facies quæ præcepta sunt
17-19 Et custodire verba et cæremonias ejus
19- 9 Si tamen custodieris mandata ejus
23- 9 Custodies te ab omni re mala
26-16 Et custodias et impleas ex toto corde tuo
-17 Et custodias cæremonias illius et mandata
-18 Et custodias omnia præcepta illius
27- 1 Custodite omne mandatum quod præcipio
28- 1 Atque custodias omnia mandata ejus
- 9 Si custodieris mandata Domini Dei tui
-13 Si... quæ ego præcipio tibi hodie, et custodieris et feceris
-45 Ut custodias, et facias omnia mandata ejus,
-58 Nisi custodieris et feceris omnia verba legis
29- 9 Custodite ergo verba pacti hujus
30-10 Et custodieris præcepta ejus et cæremonias
-16 Et custodias mandata illius, ac cæremonias
31-12 Custodiant, impleantque omnes sermones
32-10 Et custodivit quasi pupillam oculi sui
-46 Ut mandetis ea filiis vestris custodire
33- 9 Hi custodierunt eloquium tuum, et pactum
Josue. 1- 7 Ut custodias, et facias omnem legem
- 8 Ut custodias, et facias omnia quæ scripta sunt
10-18 Ponite viros industrios, qui clausos custodiant
22- 3 Custodientes imperium Domini Dei vestri
- 5 Ut custodiatis attente et opere compleatis
-22 Non custodiat nos, sed puniat nos in præsenti
23- 6 Ut custodiatis cuncta quæ scripta sunt
24-17 Et custodivit nos in omni via
Judic. 2-22 Utrum custodiant viam Domini
Sicut custodierunt patres eorum, an non?
13-14 Et quod ei præcepi impleat atque custodiat
1 Reg. 7- 1 Sanctificaverunt ut custodiret arcam Dom.
13-13 Nec custodisti mandata Domini Dei tui
19-11 Ut custodirent eum, et interficeretur mane
25-29 Erit anima domini mei custodita
-39 Et servum suum custodivit a malo
26-15 Quare ergo non custodisti dominum tuum
-16 Vos, qui non custodistis dominum vestrum
30-23 Et custodivit nos, et dedit latrunculos
2 Reg. 6- 4 Custodiens arcam Dei, Ahio præcedebat
15-16 Dereliquit... concubinas ad custodiendam domum
16-21 Quas dimisit ad custodiendam domum
18-12 Custodite mihi puerum Absalom
2 Reg. 20- 3 Quas dereliquerat ad custodiendam domum
22-22 Quia custodivi vias Domini, et non egi
-24 Et custodiam me ab iniquitate mea
-44 Custodies me in caput gentium
3 Reg. 2- 3 Ut custodias cæremonias ejus et præcepta
- 4 Dicens : Si custodierint filii tui vias suas
-43 Quare ergo non custodisti jusjurandum
3- 6 Custodisti ei misericordiam tuam grandem
-14 Si... custodieris præcepta mea et mandata
6-12 Si... et custodieris omnia mandata mea
8-23 Qui custodis pactum et misericordiam servis
-24 Qui custodisti servo tuo David patri meo
-25 Ita tamen si custodierint filii tui viam suam
-58 Custodiamus mandata ejus et cæremonias
-61 Et custodiamus mandata ejus
9- 6 Non sequentes me, nec custodientes mandata
11-10 Et non custodivit quæ mandavit ei Dom
-11 Et non custodisti pactum meum et præcepta
-34 Qui custodivit mandata mea et præcepta
-38 Custodiens mandata mea et præcepta
13-21 Et non custodisti mandatum
14- 8 David, qui custodivit mandata mea
20-39 Custodi virum istum : qui si lapsus fuerit
4 Reg. 10-31 Porro Jehu non custodivit ut ambularet...
11- 6 Et custodietis excubias domus Messa
- 7 Sabbato custodiant excubias domus Domini
12- 9 Sacerdotes qui custodiebant ostia
17-13 Et custodite præcepta mea et cæremonias
-19 Sed nec ipse Juda custodivit mandata Dom.
-34 Neque custodiunt cæremonias ejus
-37 Custodite ut faciatis cunctis diebus
21- 8 Si tamen custodierint opera omnia
23- 3 Et custodirent præcepta ejus, et testimonia
1 Par. 9-19 Castrorum Domini custodientes introitum
10-13 Eo quod... et non custodierit illud
22-12 Ut regere possis Israël, et custodire legem
-13 Si custodieris mandata et judicia
23-32 Et custodiant observationes tabernaculi
28- 8 Custodite, et perquirite cuncta mandata
29-18 Custodi in æternum hanc voluntatem
-19 Ut custodiat mandata tua, testimonia tua
2 Par. 6-14 Qui custodis pactum, et misericordiam
-16 Ita tamen, si custodierint filii tui vias suas
12-10 Qui custodiebant vestibulum palatii
13-11 Nos quippe custodimus præcepta Domini
33- 8 Si custodierint facere quæ præcepi eis
34-21 Eo quod non custodierint patres nostri verba Domini
-31 Et custodiret præcepta, et testimonia
1Esdr. 8-29 Vigilate, et custodite, donec appendatis...
2Esdr. 1- 5 Qui custodis pactum et misericordiam cum his qui te diligunt, et custodiunt mandata tua
- 7 Et non custodivimus mandatum tuum
- 9 Et custodiatis præcepta mea, et faciatis ea
9-32 Custodiens pactum, et misericordiam
10-29 Facerent et custodirent universa mandata
11-19 Et fratres eorum, qui custodiebant ostia
12-44 Et custodierunt observationem Dei sui
13-22 Et venirent ad custodiendas portas
Tobiæ. 1-12 Iste custodivit animam suam
2-13 Et mandata ejus custodierit
Judith. 4- 6 Et illic custodirent, ubi angustum iter
7- 5 Erant custodientes ea tota die et nocte
13-20 Quoniam custodivit me Angelus ejus
Esth. 16-16 Et nobis regnum est traditum et usque hodie custoditur
Job. 10-12 Et visitatio tua custodivit spiritum meum.
22-15 Numquid semitam sæculorum custodire cupis?
23-11 Viam ejus custodivi, et non declinavi ex ea
29- 2 Secundum dies, quibus Deus custodiebat me.
33-11 Custodivit omnes semitas meas
Psal. 11- 8 Et custodies nos a generatione hac
16- 4 Ego custodivi vias duras
- 8 Custodi me, ut pupillam oculi
17-22 Custodivi vias Domini, nec impie gessi
18-12 Etenim servus tuus custodit ea, in custodiendis illis retributio multa
24-20 Custodi animam meam, et erue me
33-21 .. Custodit Dominus omnia ossa eorum
36-34 Expecta Dominum, et custodi viam ejus
-37 Custodi innocentiam, et vide æquitatem
38- 2 Dixi : Custodiam vias meas
58- 1 Quando misit Saul, et custodivit domum ejus
-10 Fortitudinem meam ad te custodiam
70-10 Et qui custodiebant animam meam
77-10 Non custodierunt testamentum Dei
-56 Et testimonia ejus non custodierunt
85- 2 Custodi animam meam; quon. sanctus sum
88-32 Si... et mandata mea non custodierint
90-11 Ut custodiant te in omnibus viis tuis
96-10 Custodit Dominus animas sanctorum

Psal. 98- 7 Custodiebant testimonia ejus
104-45 Ut custodiant justificationes ejus
105- 3 Beati qui custodiunt judicium
106-43 Quis sapiens et custodiet hæc ?
114- 6 Custodiens parvulos Dominus
118- 4 Tu mandasti mandata tua custodiri nimis
- 5 Ad custodiendas justificationes tuas
- 8 Justificationes tuas custodiam
- 9 In custodiendo sermones tuos
-17 Vivifica me, et custodiam sermones tuos
-34 Et custodiam illam in toto corde meo
-44 Et custodiam legem tuam semper
-55 Domine, et custodivi legem tuam
-57 Domine, dixi, custodire legem tuam
-60 Ut custodiam mandata tua
-63 Particeps... et custodientium mandata tua
67 Propterea eloquium tuum custodivi
-88 Et custodiam testimonia oris tui
-101 Prohibui pedes meos : ut custodiam verba tua
-106 Et statui custodire judicia justitiæ tuæ
-134 Ut custodiam mandata tua
-136 Quia non custodierunt legem tuam
-146 Salvum me fac, ut custodiam mandata tua
-158 Quia eloquia tua non custodierunt
-167 Custodivit anima mea testimonia tua
120- 3 Neq. dormitet qui custodit te
- 4 Neque dormiet, qui custodit Israël
- 5 Dominus custodit te, Dominus protectio tua
- 7 Dominus custodit te ab omni malo : custodiat animam tuam Dominus
- 8 Dominus custodiat introitum tuum
126- 1 Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam
131-12 Si custodierint filii tui testamentum meum
139- 5 Custodi me, Domine, de manu peccatoris
140- 9 Custodi me a laqueo, quem statuerunt mihi
144-20 Custodit Dominus omnes diligentes se
145- 7 Qui custodit veritatem in sæculum
- 9 Dominus custodit advenas
Prov. 2- 7 Custodiet rectorum salutem, et proteget
-11 Consilium custodiet te et prudentia servabit
-20 Et calles justorum custodias
3- 1 Et præcepta mea cor tuum custodiat
-21 Custodi legem atque consilium
-26 Et custodiet pedem tuum, ne capiaris
4- 4 Custodi præcepta mea, et vives
- 6 Ne dimittas eam, et custodiet te
-13 Custodi illam, quia ipsa est vita tua
-21 Custodi ea in medio cordis tui
5- 2 Ut custodias cogitationes, et disciplinam
6-22 Cum dormieris custodiant te
-24 Ut custodiant te a muliere mala, et a blanda
7- 1 Fili mi, custodi sermones meos
- 5 Ut custodiat te a muliere extranea
8-32 Beati, qui custodiunt vias meas
10-17 Via vitæ custodienti disciplinam
13- 3 Qui custodit os suum, custodit animam suam
- 6 Justitia custodit innocentis viam
-22 Et custoditur justo substantia peccatoris
14- 3 Labia autem sapientium custodiunt eos
15- 5 Qui a. custodit increpationes, astutior fiet
19-16 Qui custodit mandatum, custodit animam suam
20-28 Misericordia et veritas custodiunt regem
21-23 Qui custodit os suum, et linguam suam, custodit ab angustiis animam suam
22-12 Oculi Domini custodiunt scientiam
23-26 Et oculi tui vias meas custodiant
28- 7 Qui custodit legem, filius sapiens est
29-18 Qui vero custodit legem, beatus est
-27 Verbum custodiens filius, extra perditionem erit
Eccle. 3- 6 Tempus custodiendi, et tempus abjiciendi
4-17 Custodi pedem tuum, ingrediens domum
8- 5 Qui custodit præceptum, non experietur...
Cant. 1- 5 In vineis : vineam meam non custodivi
3- 3 Invenerunt me vigiles qui custodiunt civit.
8-12 Et ducenti his qui custodiunt fructus ejus
Sap. 1-11 Custodite ergo vos a murmuratione
6- 5 Non recte judicastis, nec custodistis legem
-11 Qui enim custodierint justa juste
9-11 Et custodiet me in sua potentia
10- 1 Cum solus esset creatus, custodivit
- 5 Et in filii misericordia fortem custodivit
-12 Custodivit illum ab inimicis, et a seductor.
14-16 Hic error tanquam lex custoditus est
-24 Neque nuptias mundas jam custodiunt
17- 4 Illos spelunca, sine timore custodiebat
-15 Custodiebatur in carcere sine ferro reclusus
18- 4 Qui inclusos custodiebant filios tuos
19- 6 Ut pueri tui custodirentur illæsi
-17 Et omnia suum sonum custodiunt
Eccli. 1-18 Religiositas custodiet et justificabit cor
2-21 Qui timent Dominum custodiunt mandata
Eccli. 12- 4 Custodiens eos in diem vindictæ
-11 Adjice animum tuum, et custodi te ab illo
19- 9 Audiet enim te, et custodiet te
21-12 Qui custodit justitiam, continebit sensum
23- 7 Et qui custodierit illam, non periet labiis
33- 8 Facto sole, et præceptum custodiente
40-31 Vir a. disciplinatus et eruditus custodiet se
43- 3 Fornacem custodiens in operibus ardoris
Isai. 26- 2 Ingrediatur gens justa, custodiens veritatem
42-20 Qui vides multa, nonne custodies ?
56- 1 Custodite judicium, et facite justitiam
- 2 Custodiens sabbatum ne polluat illud, custodiens manus suas ne faciat omne malum
- 4 Qui custodierint sabbata mea, et elegerint...
- 6 Custodientem sabbatum ne polluat illud
Jerem. 5-24 Plenitudinem annuæ messis custodientem
8- 7 Et hirundo et ciconia custodierunt tempus
9- 4 Unusquisque se a proximo suo custodiat
16-11 Et legem meam non custodierunt
17-21 Hæc dicit Dom. : Custodite animas vestras
20-10 Pacifici mei, et custodientes latus meum
31-10 Et custodiet eum sicut pastor gregem suum
35-18 Et custodistis omnia mandata ejus
Baruc. 6-58 Ostium in domo, quod custodit quæ in ipsa
-69 Sicut in cucumerario formido nihil custodit
Ezech. 11-20 Et judicia mea custodiant, faciantque ea
17-14 Sed custodiat pactum ejus, et servet illud
18- 9 Et judicia mea custodierit, ut faciat veritat.
-19 Omnia præcepta mea custodivit, et fecit illa
-21 Si a... et custodierit omnia præcepta mea
20-18 Nec judicia eorum custodiatis
-19 Judicia mea custodite, et facite ea
-21 Judicia mea non custodierunt ut facerent ea
33- 5 Si a. se custodierit, animam suam salvabit
- 6 Et populus se non custodierit, veneritque
- 8 Locutus ut se custodiat impius a via sua
34-16 Et quod pingue et forte, custodiam
36-27 Et judicia mea custodiatis, et operemini
37-24 Et mandata mea custodient, et facient ea
43-11 Ut custodiant omnes descriptiones ejus
44-15 Qui custodierunt cæremonias sanctuarii mei
-16 Et custodiant cæremonias meas
-24 Et præcepta mea in omnibus solemnitatibus meis custodient
48-11 Filiis Sadoc, qui custodierunt cæremonias meas
Dan. 9- 4 Custodiens pactum et misericordiam diligentibus te, et custodientibus mandata tua
Osee. 4-10 Dominum dereliquerunt in non custodiendo
12- 6 Misericordiam et judicium custodi, et spera
Amos. 2- 4 Eo quod... et mandata ejus non custodierit
Jonæ. 2- 9 Qui custodiunt vanitates frustra
Mich. 6-16 Et custodisti præcepta Amri, et omne opus
7- 5 Dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui
Nahum. 2- 1 Dispergat coram te, qui custodiat obsidionem
Zach. 3- 7 Si... et custodiam meam custodieris
Et custodies atria mea, et dabo tibi ambulantes de his
11-11 Sic pauperes gregis, qui custodiunt mihi
Malac. 2- 7 Labia enim sacerdotis custodient scientiam.
-15 Custodite ergo spiritum vestrum, et uxorem
-16 Custodite spiritum vestrum, et nolite despicere
3- 7 Recessistis a legitimis meis, et non custodistis
-14 Quia custodivimus præcepta ejus
1 *Mac.* 2-53 Joseph... custodivit mandatum
4-61 Munivit eum, ad custodiendam Bethsuram
8-26 Et custodient mandata eorum
-28 Et custodient mandata eorum absque dolo.
10-32 Quoscumq. ipse elegerit, qui custodiant eam
12-34 Et posuit ibi custodes ut custodirent eam
2 *Mac.* 1-26 Et custodi partem tuam, et sanctifica
3- 1 Leges etiam adhuc optime custodirentur
-15 Ut his, qui deposuerant ea, salva custodiret
6- 6 Neque autem sabbata custodiebantur
14-15 Constituit, ut in æternum custodiret
Matth. 19-20 Omnia hæc custodivi a juventute mea
27-54 Et qui cum eo erant, custodientes Jesum
-64 Jube ergo custodiri sepulcrum usque in diem
-65 Ite, custodite sicut scitis
Marc. 6-20 Custodiebat eum, et audito eo multa faciebat
Luc. 2- 8 Et custodientes vigilias noctis super gregem
8-29 Vinciebatur catenis, et compedibus custoditus
11-21 Cum fortis armatus custodit atrium suum
-28 Qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud
18-21 Hæc omnia custodivi a juventute mea
Joan. 9-16 Non est hic homo a Deo, qui sabbatum non custodit
12-25 In vitam æternam custodit eam
-47 Si quis audierit verba mea et non custodierit
17-12 Quos dedisti mihi, custodivi
Act. 7-53 Qui accepistis legem... et non custodistis
9-24 Custodiebant autem et portas die ac nocte
12- 4 Tradens quatuor quaternionibus militum (*Petrum*) custodiendum
- 6 Et custodes ante ostium custodiebant carcerem
15-29 A quibus custodientes vos, bene agetis
-41 Præcipiens custodire præcepta Apostolorum
16- 4 Tradebant eis custodire dogmata
-23 Præcipientes custodi, ut diligenter custodiret eos
21-24 Sed ambulas et ipse custodiens legem
22-20 Et custodiebam vestimenta interficientium
23-35 Jussitque in prætorio Herodis custodiri eum
24-23 Jussitque centurioni custodire eum
28-16 Manere sibimet cum custodiente se milite
Rom. 2-26 Si igitur præputium justitias legis custodiat
14-19 Quæ ædificationis sunt, in invicem custodiamus
2 *Cor.* 11-32 Custodiebat civitatem Damascenorum
Galat. 3-23 Sub lege custodiebamur conclusi
6-13 Qui circumciduntur, legem custodiunt
Philip. 4- 7 Et pax Dei... custodiat corda vestra
2 *Thes.* 3- 3 Qui confirmabit vos, et custodiet a malo
1 *Tim.* 5-21 Ut hæc custodias sine præjudicio
-22 Te ipsum castum custodi
6-20 O Timothee, depositum custodi, devitans..
2 *Tim.* 1-14 Bonum depositum custodi per Spiritum S.
Jacob. 1-27 Immaculatum se custodire ab hoc sæculo
1 *Petr.* 1- 5 Qui in virtute Dei custodimini per fidem
2 *Petr.* 2- 5 Octavum Noë justitiæ præconem custodivit
3-17 Vos igitur fratres præscientes custodite
1 *Joan.* 2- 4 Et mandata ejus non custodit, mendax est
3-22 Quoniam mandata ejus custodimus, et ea
5- 3 Ut mandata ejus custodiamus
-21 Filioli, custodite vos a simulacris
Apoc. 2-26 Et custodierit usque in finem opera mea
12-17 Qui custodiunt mandata Dei, et habent...
14-12 Qui custodiunt mandata Dei, et fidem Jesu.
16-15 Beatus qui vigilat, et custodit vestimenta
22- 7 Beatus qui custodit verba prophetiæ

CUSTODITIO.

Sap. 6-19 Custoditio autem legum, consummatio

CUSTOS.

Gen. 4- 9 Nescio : num custos fratris mei sum ego?
28-15 Et ero custos tuus quocumque perrexeris
40- 4 At custos carceris tradidit eos Joseph
Judic. 7-19 Et custodibus suscitatis, cœperunt buccinis clangere
16- 2 Positis in porta civitatis custodibus
1 *Reg.* 17-20 Et commendavit gregem custodi
28- 2 Et ego custodem capitis mei ponam te
2 *Reg.* 8-14 Et posuit in Idumæa custodes, statuitque
4 *Reg.* 17- 9 A Turre custodum usque ad civitatem munit.
18- 8 A Turre custodum usque ad civit. munitam.
22-14 Filii Thecuæ, filii Araas custodis vestium
1 *Par.* 9-19 Custodes vestibulorum tabernaculi
2 *Par.* 34-22 Filii Thecuath, filii Hasra custodis vestium
1 *Esdr.* 7-21 Decrevi omnibus custodibus arcæ publicæ
2 *Esdr.* 2- 8 Et epistolam ad Asaph custodem saltus regis
3-29 Filius Secheniæ, custos portæ Orientalis
4- 9 Et posuimus custodes super murum die
-23 Et pueri..et custodes, qui erant post me
7- 3 Posui custodes de habitatoribus Jerusalem
12-25 Telmon, Accub, custodes portarum
Judith. 7- 9 Pone custodes fontium, ut non hauriant aquam
13-13 Dixit Judith a longe custodibus murorum
Esth. 2- 3 Est præpositus et custos mulierum regiarum
-15 ... Voluit Egeus eunuchus custos virginum
Job. 7-20 Quid faciam tibi, o custos hominum ?
27-18 Et sicut custos fecit umbraculum
Prov. 16-17 Custos animæ suæ servat viam suam
19- 8 Et custos prudentiæ inveniet bona
22- 5 Custos autem animæ suæ longe recedit ab eis
27-18 Et qui custos est domini sui glorificabitur
Eccle. 12- 3 Quando commovebuntur custodes domus
Cant. 1- 5 Posuerunt me custodem in vineis
5- 7 Invenerunt me custodes qui circumeunt civitatem
Tulerunt pallium meum mihi custodes
8-11 Tradidit eam custodibus, vir affert
Isai. 21-11 Custos, quid de nocte? custos, quid de nocte?
-12 Dixit custos : Venit mane et nox : si quæritis
62- 6 Super muros tuos, Jerusalem, constitui custodes
Jerem. 4-16 Ecce auditum est in Jerus. custodes venire
-17 Quasi custodes agrorum facti sunt super eam
31- 6 In qua clamabunt custodes in monte Ephr.
35- 4 Filii Sellum, qui erat custos vestibuli
37-12 Erat ibi custos portæ per vices, nomine Jerias
51-12 Levate custodes, præparate insidias

Jerem. 52-24 Tulit magister militiæ... tres custodes vestibuli
Ezech. 44- 8 Posuistis custodes observationum mearum
Nahum. 3-17 Custodes tui quasi locustæ, et parvuli tui
1 Mac. 12-27 Et posuit custodes per circuitum castrorum
-34 Et posuit ibi custodes ut custodirent eam
Matth. 27-66 Signantes lapidem cum custodibus
28- 4 Præ timore a. ejus exterriti sunt custodes
-11 Ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem
Act. 5-23 Invenimus... custodes stantes ante januas
12- 6 Et custodes ante ostium custodiebant carcerem
-19 Inquisitione facta de custodibus
16-23 Præcipientes custodi ut diligenter custodiret eos
-27 Expergefactus autem custos carceris
-36 Nuntiavit autem custos carceris verba hæc

CUTHA.

Regio est cum Avath, et Emath et Sepharvaim, unde Assyriorum rex abduxit Cuthæos; collocavit eos in civitatibus Samariæ pro filiis Israel quos e Samaria abduxerat in Assyrios.

4 Reg. 17-24 Adduxit autem rex... de Cutha, et de Avah

CUTHÆI *vel* CHUTÆI. *Vide* Cutha.

4 Reg. 17-30 Viri autem Cuthæi fecerunt Nergel

CUTIS.

Levit. 13- 2 Homo, in cujus cute et carne ortus fuerit
- 3 Qui cum viderit lepram in cute
Ipsamque speciem lepræ humiliorem cute
- 4 Sin autem lucens candor fuerit in cute
- 5 Nec transierit in cute priores terminos
- 6 Si obscurior fuerit lepra, et non creverit in cute
-10 Cumque color albus in cute fuerit
-11 Lepra vetustissima judicabitur, atque inolita cuti
-12 Sin autem effloruerit discurrens lepra in cute, et operuerit omnem cutem
-18 Caro autem et cutis in qua ulcus natum est
-24 Caro autem et cutis quam ignis exusserit
-25 Et locus ejus reliqua cute est humilior
-27 Si creverit in cute lepra, contaminabit eum
-35 Sin a... rursus creverit macula in cute
-38 Mulier, in cujus cute candor apparuerit
-39 Subobscurum alborem lucere in cute
Job. 7- 5 Cutis mea aruit, et contracta est
16-16 Saccum consui super cutem meam
18-13 Devoret pulchritudinem cutis ejus
30-30 Cutis mea denigrata est super me
Thren. 4- 8 Adhæsit cutis eorum ossibus: aruit
Ezech. 37- 6 Et superextendam in vobis cutem
- 8 Et extenta est in eis cutis desuper
2 Mac. 7- 4 Et, cute capitis abstracta
- 7 Et cute capitis ejus cum capillis abstracta

CYATHUS.

Exod. 25-29 Parabis... phialas, thuribula, et cyathos
37-16 Et cyathos, et thuribula ex auro puro
Num. 4- 7 Et ponent cum ea... cyathos, et crateras
Jerem. 52-19 Et candelabra, et mortaria, et cyathos

CYGNUS.

Levit. 11-18 Cygnum, et onocrotalum, et porphyrionem
Deut. 14-16 Herodium, ac cygnum, et ibin

CYMBALUM.

2 Reg. 6- 5 Et lyris et tympanis, et sistris et cymbalis
1 Par. 13- 8 Tympanis, et cymbalis, et tubis
15-16 Et lyris, et cymbalis, ut resonaret
-19 In cymbalis æneis concrepantes
-28 Tubis, et cymbalis, et nablis, et citharis
16- 5 Asaph autem ut cymbalis personaret
-42 Canentes tuba, et quatientes cymbala
25- 1 In citharis, et psalteriis, et cymbalis
- 6 Distributi erant in cymbalis, et psalteriis
2 Par. 5-12 Cymbalis et psalteriis... concrepabant
-13 Et tubis, et voce, et cymbalis, et organis
29-25 Cum cymbalis, et psalteriis, et citharis
1 Esdr. 3-10 Filii Asaph in cymbalis, ut laudarent Deum
2 Esdr. 12-27 Et cantico, et in cymbalis, psalteriis, et cith.
Judith. 16- 2 Cantate Domino in cymbalis, modulamini
Psal. 150- 5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus
Laudate eum in cymbalis jubilationis
Isai. 18- 1 Væ terræ cymbalo alarum
1 Mac. 4-54 Et citharis, et cinyris, et in cymbalis
13-51 Et ramis palmarum, et cinyris, et cymbalis
1 Cor. 13- 1 Velut æs sonans, aut cymbalum tinniens

CYMINUM.

Isai. 28-25 Seret gith, et cyminum sparget
-27 Nec rota plaustri super cyminum circuibit
Excutietur gith et cyminum in baculo
Matth. 23-23 Decimatis mentham, et anethum, et cyminum

CYPRESSINA.

Cant. 1-16 Laquearia nostra cypressina

CYPRESSUS.

Eccli. 24-17 Et quasi cypressus in monte Sion
50-11 Et cypressus in altitudinem se extollens

CYPRIARCHES.

2 Mac. 12- 2 Super hos, et Nicanor Cypriarches

CYPRIUS.

2 Mac. 4-29 Sostratus autem prælatus est Cypriis
Act. 4-36 Joseph autem... Levites, Cyprius genere
11-20 Erant autem quidam ex eis viri Cyprii
21-16 Adducentes... Mnasonem quemdam Cyprium

CYPRUS.

Arbuscula est frequens in Syria et in Judæa. Ex hoc frutice fit odoratum unguentum quod cyprinum dicitur. Porro vites, quæ juxta arborem hanc nascebantur, botris saporem cypri referebant, ideoque pretiosæ habebantur; quod fiebat potissimum in vineis Engaddi prope mare Mortuum.

Cant. 1-13 Botrus cypri dilectus meus mihi, in vineis Engaddi
4-13 Cum pomorum fructibus. Cypri cum nardo

CYPRUS.

Insula maris Mediterranei, in qua sanctus Paulus Evangelium prædicavit.

1 Mac. 15-23 In Gortynam, et Gnidum, et Cyprum
2 Mac. 10-13 Eo quod Cyprum creditam... deseruisset
Act. 11-19 Perambulaverunt usque Phœnicen, et Cyprum, et Antiochiam
13- 4 Et inde navigaverunt Cyprum
15-39 Ita ut... assumpto Marco navigaret Cyprum
21- 3 Cum apparuissemus autem Cypro
27- 4 Cum sustulissemus, subnavigavimus Cyprum

CYRENÆUS.

2 Mac. 2-24 Itemque ab Jasone Cyrenæo quinque libris
Matth. 27-32 Invenerunt hominem Cyrenæum
Marc. 15-21 Simonem Cyrenæum venientem de villa
Act. 11-20 Erant autem... viri Cyprii, et Cyrenæi

CYRENE I.

Non agitur in versiculis sequentibus de Cyrene quæ est in Africa, sed de alia quæ est in Media, in quam Syrii debebant transferri a rege Theglathphalasar, et in quam reipsa transtulit habitatores Damasci a se victos. Hebræa versio habet Kir *vel* Cyr *et putant quidam fluvium esse Cyrum, qui fontes habens in montibus Armeniæ Majoris, Iberiam et Albaniam præterfluit, Araxisque undas recipit. Hodie* Chiur.

4 Reg. 16- 9 Et transtulit habitatores ejus Cyrenen
Amos. 1- 5 Et transferetur populus Syriæ Cyrenen
9- 7 De Cappadocia, et Syros de Cyrene?

CYRENE II.

Urbs metropolit. Cyrenaicæ, vel Lybiæ Pentapolitanæ, et hæc erat patria istius Simonis quem de villa redeuntem angariaverunt Judæi ut tolleret crucem Jesu Christi.

1 Mac. 15-23 Et Gnidum et Cyprum, et Cyrenen
Act. 2-10 Et partes Lybiæ, quæ est circa Cyrenen

CYRENENSIS.

Luc. 23-26 Apprehenderunt Simonem quemd. Cyrenensem
Act. 6- 9 Et Cyrenensium, et Alexandrinorum
13- 1 Niger, et Lucius Cyrenensis, et Manahen

CYRINUS.

Syriæ præses, qui a Cæsare Augusto, primo Romanorum imperatore (cujus regni 42 agebatur annus, cum Salvator mundi natus est in Bethlehem Juda), jussus est describere orbem Romanum, eas scilicet regiones et provincias quæ Romano imperio subdebantur.

Luc. 2- 2 Facta est a præside Syriæ Cyrino

CYRUS.

Filius Cambysis Persarum regis et Mandanæ filiæ Astyagis, Medorum regis. Videre licet in scriptoribus profanis nativitatem Cyri, expositionem, habitationem inter pastores, ejusque quamdam regalem potestatem super pastores, ejus denique ad regni possessionem adventum. Cyrus Babylonem diu obsidens per fluminis alveum tandem cepit, cum Baltassar festum ageret et cum suis servis, mulieribus et concubinis convivaretur. Eique successit Darius. Dario autem mortuo, regnavit pro eo Cyrus et potitus est solus monarchia totius Orientis, novem annis a capta Babylone. In anno primo Cyri regis Persarum, qui victo Astyage Medorum rege, Medorum imperium ad Persas transtulerat, ut compleretur verbum Domini ex ore Jeremiæ, qui post septuaginta annos reditum ex Babylonica captivitate et liberationem promiserat, suscitavit Dominus spiritum Cyri, qui pro sua erga Deum verum animi gratia et reverentia, in omni suo imperio edictum emisit, quo licebat Judæis regredi Jerusalem et reædificare templum. Omnia vasa aurea et argentea, quæ Nabuchodonosor rapuerat restituit in templo Jerusalem. In Isaia Cyrus vocatur Christus, Hebraice Messias, cum allusione ad reges Hebræorum qui unctione consecrabantur. (Cyrus autem fuit rex a Deo electus et quasi consecratus ad liberationem Hebræorum; quare Deus eum vocat suum, cum ait: Christo meo); *tum quia Cyrus fuit typus et imago Christi, imago autem sortitur nomen ejus cujus est imago. Cyrus devicta et sub imperio suo subjecta omni Asia, bellum direxit contra Scythas Massagetas, et interfecit filium reginæ Thomyris: At regina ista, congregato exercitu magno, ex industria cepit Cyrum, quem interfici jussit, ejusque caput immisit in utrem sanguinis humani plenum. Cyro septuagenario mortuo successit filius ejus Cambyses secundus qui regnavit septem annos et menses quinque.*

2 Par. 36-22 Anno autem primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Dominus spiritum Cyri regis
-23 Hæc dicit Cyrus rex Persarum
1 Esdr. 1- 1 Anno primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Dominus spiritum Cyri regis Persarum
- 2 Hæc dicit Cyrus rex Persarum
- 7 Rex quoque Cyrus protulit vasa templi Do.
- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum
3- 7 Juxta quod præceperat Cyrus rex Persarum
4- 3 Sicut præcepit nobis Cyrus rex Persarum
- 5 Omnibus diebus Cyri regis Persarum
5-13 Anno autem primo Cyri regis Babylonis, Cyrus rex proposuit edictum
-14 Protulit Cyrus rex de templo Babylonis
-17 Utrumnam a Cyro rege jussum fuerit
6- 3 Anno primo Cyri regis: Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur
-14 Et jubente Cyro, et Dario, et Artaxerxe
Isai. 44-28 Qui dico Cyro, Pastor meus es
45- 1 Hæc dicit Domin. Christo meo Cyro
Dan. 1-21 Fuit autem Daniel usque ad annum primum Cyri regis
6-28 Usque ad regnum Darii, regnumque Cyri Persæ
10- 1 Anno tertio Cyri regis Persarum
13-65 Et suscepit Cyrus Perses regnum ejus

DABERETH.

Urbs excerpta e tribu Issachar, juxta confinia Zabulon, Levitisque assignata. Eadem esse videtur ac Darabith, quam Josephus in magno Campo et extremis Galilææ finibus describit.

Josue. 19-12 Et egreditur ad Dabereth, ascenditque
21-28 De tribu Issachar, Cesion, et Dabereth
1 Par. 6-72 Et Dabereth cum suburbanis suis

DABIR.

Anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470. Rex Eglon, a quo Adonisedech rex Jerusalem auxilium petivit, ut una cum aliis quatuor regibus expugnarent Gabaon, quia habitatores hujus civitatis transfugerant ad Josue et ad filios Israel, post subversionem Hai. Josue autem tota nocte ascendens de Galgalis irruit super eos repente; et conturbavit eos Dominus a facie Israel; cumque fugerent et essent in descensu Bethoron misit super eos lapides magnos de cœlo et mortui sunt multo plures lapidibus grandinis, quam quos gladio percusserant filii Israel.

Josue. 10- 3 Et ad Dabir regem Eglon, dicens

DABIR.

Urbs regia Chananæorum, quæ describitur in regione, sive parte sexta tribus Juda. Variæ diversaque sunt unius ejusdemque urbis nomina, nempe : Cariath-Sepher, id est, urbs Litterarum, et Cariath-Senna. Dabir est inter urbes Leviticas e tribu Juda excerptas, sacerdotibus separatas. Hanc cepit Othoniel, filius Cenez, frater Caleb junior, ideoque habuit uxorem Axam filiam Caleb, interfectis in ea Enacim, id est, posteris Enac. Sub eodem nomine Dabir, alia est urbs in tribu Gad, cujus longitudinem facit Josue ab Hesebon usque Ramoth-Maspha et Bethonim. Civitas erat Amorrhæorum super Jordanem, cujus regem interfecit Josue.

Josue. 10-38 Inde reversus in Dabir
-39 Sic fecit Dabir, et regi illius
11-21 De montanis Hebron, et Dabir, et Anab
12-13 Rex Dabir unus, rex Gader unus
13-26 Et a Manaim usque ad terminos Dabir
15-15 Conscendens venit ad habitatores Dabir
-49 Et Damna et Cariath-Senna, hæc est Dabir
21-15 Et Holon, et Dabir
Judic. 1-11 Inde profectus abiit ad habitatores Dabir
1 Par. 6-58 Sed et Helon, et Dabir cum suburbanis suis

DABRI.

Anno mundi 2545, ante J. Chr. 1509. Cum filius mulieris cujusdam Israelitidis, quem pepererat de viro Ægyptio, jurgatus esset in castris cum viro Israelita, blasphemavit et maledixit. Vocabatur mater ejus Salumith, filia Dabri, de tribu Dan; filii autem blasphemantis ejusque patris de nominibus tacet Scriptura. Adductus est filius Salumith ad Moysen et in carcerem missus donec nossent quod juberet Dominus. Jubente ergo Domino per os Moysi eductus est extra castra et lapidibus oppressus.

Levit. 24-11 Vocabatur a. mater ejus Salumith, filia Dabri

DADAN I.

Filius secundus Regma, filii Chus, filii primogeniti Cham. Dadan in Palmyra tabernacula fixit, quæ erat Syriæ provincia, inter Euphraten et Palestinæ Septentrionem.

Gen. 10- 7 Filii Regma : Saba et Dadan
1 Par. 1- 9 Porro filii Regma : Saba et Dadan

DADAN II.

Filius secundus Jecsan filii Abrahæ et Ceturæ. Tres habuit Dadan iste filios, Assurim nempe, Latussim et Loomim.

Gen. 25- 3 Jecsan quoque genuit Saba et Dadan
Filii Dadan fuerunt Assurim, et Latussim et Loomim
1 Par. 1-32 Porro filii Jecsan : Saba et Dadan
Filii autem Dadan : Assurim et Latussim et Laomim

DÆMONES.

Levit. 17- 7 Ultra immolabunt hostias suas dæmonibus
Matth. 8-31 Dæmones autem rogabant eum, dicentes
9-34 In principe dæmoniorum ejicit dæmones
10- 8 Leprosos mundate, dæmones ejicite
12-24 Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub
-27 Et si ego in Beelzebub ejicio dæmones
-28 Si autem ego in Spiritu Dei ejicio dæmones
Jacob. 2-19 Et dæmones credunt, et contremiscunt

DÆMONIUM.

Deut. 32-17 Immolaverunt dæmoniis, et non Deo
2 Par. 11-15 Sacerdotes excelsorum, et dæmoniorum
Tobiæ. 3- 8 Dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos
6- 8 Extricat omne genus dæmoniorum
-14 Hoc audivi, quia dæmonium occidit illos
-16 Quibus prævalere potest dæmonium
-17 Habet potestatem dæmonium super eos
-19 Incenso jecore piscis, fugabitur dæmonium
8- 3 Raphaël Angelus apprehendit dæmonium
12- 3 Et dæmonium ab ea ipse compescuit
-14 Ut curarem te, et Saram uxorem filii tui a dæmonio liberarem
Psal. 90- 6 Ab incursu, et dæmonio Meridiano
95- 5 Quoniam omnes dii gentium dæmonia
105-37 Immolaverunt filios suos et filias suas dæmoniis
Isai. 34-14 Occurrent dæmonia onocentauris
Baruc. 4- 7 Deum æternum immolantes dæmoniis
-35 Habitabitur a dæmoniis in multitudine
Matth. 4-24 Et qui dæmonia habebant et lunaticos... curavit
7-22 In nomine tuo dæmonia ejecimus
8-16 Obtulerunt ei multos dæmonia habentes
-28 Occurrerunt ei duo habentes dæmonia
-33 Nuntiaverunt omnia, et de eis qui dæmonia habuerant
9-32 Obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem
-33 Ejecto dæmonio, locutus est mutus
-34 In principe dæmoniorum ejicit dæmones
11-18 Neque manducans, neque bibens, et dicunt : Dæmonium habet
12-22 Tunc oblatus est ei dæmonium habens
-24 Dæmones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum
15-22 Filia mea male a dæmonio vexatur
17-17 Et exiit ab eo dæmonium et curatus est
Marc. 1-32 Ad eum omnes male habentes et dæmonia
-34 Et dæmonia multa ejiciebat
-39 Erat...in... Galilæa et dæmonia ejiciens
3-15 Curandi infirmitates et ejiciendi dæmonia
-22 In principe dæmoniorum ejicit dæmonia
5-15 Vident illum qui a dæmonio vexabatur
-16 Qualiter factum esset ei qui dæmonium habuerat
-18 Cœpit illum deprecari qui a dæmonio vexatus fuerat
6-13 Et dæmonia multa ejiciebant et ungebant
7-26 Rogabat eum ut dæmonium ejiceret
-29 Vade, exiit dæmonium a filia tua
-30 Invenit puellam... et dæmonium exiisse
9-37 Vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
16- 9 Magdalene, de qua ejecerat septem dæmonia
-17 In nomine meo dæmonia ejicient
Luc. 4-33 Homo habens dæmonium immundum
-35 Cum projecisset illum dæmonium in medium
-41 Exibant autem dæmonia a multis
7-33 Venit enim... et dicitis : Dæmonium habet
8- 2 Magdalene, de qua septem dæmonia exierant
-27 Vir quidam qui habebat dæmonium
-29 Agebatur a dæmonio in deserta
-30 Intraverant dæmonia multa in eum
-33 Exierunt ergo dæmonia ab homine
-35 Invenerunt.. sedentem, a quo dæmonia exierant
-38 Rogabat illum vir a quo dæmonia exierant
9- 1 Dedit...et potestatem super omnia dæmonia
-42 Elisit illum dæmonium et dissipavit
-49 Vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
10-17 Dæmonia subjiciuntur nobis in nomine tuo,
11-14 Et erat ejiciens dæmonium
Cum ejecisset dæmonium locutus est mutus
-15 In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia
-18 Quia dicitis in Beelzeb. me ejicere dæmonia
-19 Si a.ego in Beelzebub ejicio dæmonia
Luc. 11-20 Porro si in digito Dei ejicio dæmonia
13-32 Dicite vulpi illi : Ecce ejicio dæmonia
Joan. 7-20 Dæmonium habes, quis te quærit interficere?
8-48 Samaritanus es tu, et dæmonium habes?
-49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo
-52 Nunc cognovimus quia dæmonium habes
10-20 Dæmonium habet et insanit. Quid eum auditis?
-21 Hæc verba non sunt dæmonium habentis
Numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire?
Act. 17-18 Dæmoniorum videtur annuntiator
19-16 Homo in quo erat dæmonium pessimum
1 Cor. 10-20 Gentes, dæmoniis immolant, et non Deo
Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum
Non potestis... bibere et calicem dæmoniorum
-21 Mensæ Domini participes esse, et mensæ dæmoniorum
1 Tim. 4- 1 Attendentes spiritibus erroris et doctrinis dæmoniorum
Apoc. 9-20 Ut non adorarent dæmonia et simulacra
16-14 Sunt e. spiritus dæmoniorum facientes signa
18- 2 Et facta est habitatio dæmoniorum

DAGON.

Idolum est Philisthinorum, quod adorare didicerant a Phœniciis, cujusque varia erat forma. Cum Philisthiim tulissent arcam Dei et asportassent in Azotum, collocaverunt eam in templo Dagon, juxta idolum, vel ut honorarent arcam, cui magnum Numen inesse arbitrabantur; vel ut eam quasi tropæum quoddam statuerent de hostibus suis Dagon beneficio superatis. Cumque surrexissent diluculo Azotii, invenerunt Dagon pronum in terra coram arca Domini; tulerunt Dagon et restituerunt eum in locum suum. Rursumque mane die altera invenerunt Dagon jacentem super faciem in terra : caput autem Dagon et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant super limen. Propter hanc causam ab hoc tempore sacerdotes idoli Dagon et omnes qui ingrediebantur templum ejus, non calcabant limen Dagon in Azoto, quia credebant illud sanctificatum contrectatione manuum et capitis dei sui. Jonathas succendit Azotum et templum Dagon et omnes qui fugerant in illud.

Judic. 16-23 Immolarent hostias magnif. Dagon deo suo
1 Reg. 5- 2 Intulerunt eam in templum Dagon
Et statuerunt eam juxta Dagon
- 3 Ecce Dagon jacebat pronus in terra
Et tulerunt Dagon et restituerunt eum
- 4 Invenerunt Dagon jacentem super faciem
Caput autem Dagon et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant
- 5 Porro Dagon solus truncus remanserat
Propter hanc causam non calcant sacerdotes Dagon
Qui ingrediuntur templum ejus, super limen Dagon
- 7 Dura est manus ejus super nos et super Dagon
1 Par. 10-10 Arma autem... et caput affixerunt in templo Dagon
1 Mac. 10-84 Et accepit spolia eorum et templum Dagon
11- 4 Ostenderunt ei templum Dagon succensum

DALAIA I vel DALAIAS.

Sextus filius Elioenai, e stirpe regia Zorobabelis et Davidis.

1 Par. 3-24 Et Johanan, et Dalaïa, et Anani, septem
1 Esdr. 2-60 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda
2 Esdr. 7-62 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda

DALAIA II vel DALAIAS.

Filius Semeiæ. Princeps erat in domo regis Joachim, filii Josiæ regis Juda. Ipse et Elnathan et Gamarias contradixerunt regi ne combureret librum Jeremiæ.

2 Esdr. 6-10 Ingressus sum domum Semaïæ filii Dalaïæ
Jerem. 36-12 Elisama scriba, et Dalaïas filius Semeiæ
-25 Et Dalaïas et Gamarias contradixerunt regi

DALAIAU.

Sacerdos e stirpe Ithamar, et princeps fa-

miliæ vigesimæ tertiæ, quam sors designavit ut fungeretur munere sacerdotali.

1 *Par.* 24–18 Vigesima tertia Dalaiau, vigesima quarta Maaziau

DALILA.

Mulier Philisthæa, pulchra valde, quæ habitabat in valle Sorec et quam amavit Samson. Aliqui graves auctores putant eam esse uxorem Samsonis; sed, juxta alios, erat ista mulier conditione meretricia. Dalila significat paupertatem, vel attenuationem et hinc nomen Dalilæ meretrici huic apposite convenit, quæ debilitavit ac infirmavit Samsonis robur, cor et opera. Principes Philisthinorum a Dalila, cui sæpius illuserat Samson, cognoverunt tandem causam fortitudinis, et eum detonsum, super genua Dalilæ deprehenderunt, et eruerunt oculos ejus. Hebræi aiunt Dalilam fuisse edoctam a Samsone legem Moysis, antequam commercium haberet cum ea.

Judic. 16– 4 Habitabat in valle Sorec et vocabatur Dalila
– 6 Locuta est ergo Dalila ad Samson
–10 Dixitque ed eum Dalila : Ecce illusisti mihi
–12 Rursum Dalila vinxit eum et clamavit
–13 Dixitque Dalila rursum.. Usquequo decipis me?
–14 Quod cum fecisset Dalila, dixit ad eum
–15 Dixitque ad eum Dalila : Quomodo dicis

DALMANUTHA.

In sancto Matthæo 15-39 habet Magedan. Erant hæc duo oppida vicina trans mare Galilææ, quare eadem etiam regio.

Marc. 8–10 Cum Discipulis suis venit in partes Dalmanutha

DALMATIA.

Illyrici regio est ad Adriaticum mare.

2 *Tim.* 4–10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam

DAMARIS.

Anno Christi 50. Mulier Atheniensis, quæ mota et convicta sancti Pauli prædicationibus, sicuti fuerat Dionysius Areopagita, cujus putant eam esse uxorem S. Chrysostomus, et sanctus Ambrosius, ad veram Jesu Christi fidem conversa est. Menologium Græcorum mortem Damaris celebrat die quarta Octobris.

Act. 17–34 Dionysius Areopagita, et mulier nomine Damaris, et alii cum eis

DAMASCENUS.

1 *Par.* 18– 5 Supervenit autem et Syrus Damascenus
Ezech. 27–18 Damascenus negotiator tuus in multitudine
2 *Cor.* 11–32 Custodiebat civitatem Damascenorum

DAMASCUS.

Vel Damascenus, quod esset natus Damascena matre. Filius Eliezer procuratoris domus Abraham.

Gen. 15–2 Domus meæ iste Damascus Eliezer

DAMASCUS. *Nomen loci.*

Syriæ totius aliquando maxima et celeberrima: in Veteri Testamento urbs laudabilis, urbs lætitiæ et domus voluptatis nuncupatur: a rege Davide capta et in tributum censita, sub ultimis Salomonis temporibus jugum excussit; sed et multoties, ab Assyriis, Babyloniis, Græcis et Romanis lacessita et capta est. In Novo Testamento multum ea inclaruit, quod sanctus Paulus Damascum appropinquans subito ex persecutore in vas electionis mutatus est.

Gen. 14–15 Persecutus est eos usque Hoba quæ est ad lævam Damasci
2 *Reg.* 8– 5 Venit quoque Syria Damasci
– 6 Et posuit David præsidium in Syria Damasci
3 *Reg.* 11–24 Abieruntq. Damascum et habitaverunt ibi
Et constituerunt regem in Damasco
15–18 Misit ad Benadad...regem Syriæ, qui habitabat in Damasco
19–15 Revertere in viam tuam per desertum in Damascum
20–34 Et plateas fac tibi in Damasco
4 *Reg.* 5–12 Non meliores sunt Abana et Pharphar fluvii Damasci
8– 7 Venit quoque Eliseus Damascum
– 9 Habens secum munera et omnia bona Damasci
14–28 Quomodo restituit Damascum et Emath
16– 9 Ascendit e. rex Assyriorum in Damascum
–10 Theglathphalasar regi Assyriorum in Damascum
4 *Reg.* 16–10 Cumque vidisset altare Damasci
–11 Quæ præceperat rex Achaz de Damasco
Donec veniret rex Achaz de Damasco
1 *Par.* 18– 6 Et posuit milites in Damasco
2 *Par.* 16– 2 Misitq. ad.. reg. Syriæ qui habitabat in Damasco
24–23 Prædam miserunt regi in Damascum
28– 5 Prædam cepit de ejus imperio et adduxit in Damascum
–23 Immolavit diis Damasci victimas
Judith. 1– 7 In Cilicia et Damasco et Libano
2–17 Post hæc descendit in campos Damasci
Cant. 7– 4 Sicut turr.. quæ respicit contra Damascum
Isai. 7– 8 Sed caput Syriæ Damascus et caput Damasci Rasin
8– 4 Auferetur fortitudo Damasci et spolia Samariæ
10– 9 Numquid non ut Damascus, sic Samaria?
17– 1 Onus Damasci. Ecce Damascus desinet esse civitas
– 3 Cessabit adjutorium ab Ephraïm et regnum a Damasco
Jerem. 49–23 Ad Damascum. Confusa est Emath et Arphad
–24 Dissoluta est Damascus, versa est in fugam
–27 Succendam ignem in muro Damasci
Ezech. 47–16 Inter terminum Damasci et confinium Emath
–17 Usque ad atrium Enon terminus Damasci
–18 Et de medio Damasci, et de medio Galaad
48– 1 Atrium Enan terminus Damasci ad Aquilonem
Amos. 1– 3 Super tribus sceleribus Damasci et super quatuor non convertam eum
– 5 Conteram vectem Damasci et disperdam
3–12 In plaga lectuli et in Damasci grabato
5–27 Migrare vos faciam trans Damascum
Zach. 9– 1 In terra Hadrach et Damasci requiei ejus
1 *Mac.* 11–62 Perambulavit regionem usque Damascum
12–32 Et junxit et venit Damascum
Act. 9– 2 Petiit.. epistolas in Damascum ad synagogas
– 3 Contigit ut appropinquaret Damasco
– 8 Illum trahentes introduxerunt Damascum
–10 Erat autem quidam discipulus Damasci
–19 Fuit a. cum discipulis, qui erant Damasci
–22 Confundebat Judæos qui habitabant Damasci
–27 Quomodo in Damasco fiducialiter egerit
22– 5 Accipiens, ad fratres Damascum pergebam
– 6 Eunte me, et appropinquante Damasco
–10 Dixit ad me : Surgens vade Damascum
–11 Deductus a comitibus, veni Damascum
26–12 Dum irem Damascum cum potestate
–20 Sed his, qui sunt Damasci primum... annuntiabam
2 *Cor.* 11–32 Damasci præpositus gentis Aretæ regis
Galat. 1–17 Et iterum reversus sum Damascum

DAMNA.

Urbs in montibus Juda sita, inter Soccoth et Cariath-Senña. Quarta describitur in regione sive parte sexta tribus Juda, in qua erant urbes undecim. Altera est urbs ejusdem nominis in tribu Zabulon sita, quæ fuit postea Levitis familiæ Merari concessa.

Josue. 15–49 Et Damna, et Cariath-Senna, hæc est Dabir
21–35 Damna, et Naalol, civitates quatuor

DAMNATIO.

Luc. 20–47 Accipient damnationem majorem
23–40 Neque tu times Deum quod in eadem damnatione es
24–20 Tradiderunt... in damnationem mortis
Act. 25–15 Adierunt me principes...postulantes adversus illum damnationem
Rom. 3– 8 Quorum damnatio justa est
8– 1 Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt in Christo
13– 2 Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt
2 *Cor.* 3– 9 Ministratio damnationis gloria est
1 *Tim.* 5–12 Habentes damnationem quia.. fidem irritam fecerunt
Apoc. 17– 1 Ostendam tibi damnationem meretricis

DAMNO.

Psal. 36–33 Nec damnabit eum cum judicabitur illi
Amos. 2– 8 Vinum damnatorum bibebant in domo dei
2 *Mac.* 4–47 Hos morte damnavit
13– 8 In cineris morte damnatus est
Matth. 27– 3 Videns Judas... quod damnatus esset
Marc. 10–33 Et damnabunt eum morte et tradent eum
Act. 25–16 Non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem
Rom. 8– 3 De peccato damnavit peccatum in carne
14–23 Qui a. discernit, si manducaverit, damnatus
1 *Cor.* 11–30 A Domino corripimur ut non cum hoc mundo damnemur
Hebr. 11– 7 Aptavit arcam.. per quam damnavit mund.
2 *Petr.* 2– 6 Civitates... in cinerem redigens eversione damnavit

DAMNUM.

Gen. 31–39 Ego damnum omne reddebam
Exod. 21–22 Subjacebit damno quantum maritus... expetierit
22– 5 Pro damni æstimatione restituet
– 6 Reddet damnum qui ignem succenderit
– 9 Quidquid damnum inferre potest
–12 Restituet damnum domino
Levit. 5–16 Quod intulit damni, restituet
6– 5 Domino cui damnum intulerat
Judith. 3– 2 Servitutis nostræ damna patiamur
Prov. 12–26 Qui negligit damnum propter amicum, justus est
17–26 Non est bonum damnum inferre justo
19–19 Qui impatiens est, sustinebit damnum
22– 3 Innocens pertransiit et afflictus est damno
Act. 27–10 Cum injuria et multo damno

DAMULA

Prov. 6– 5 Eruere quasi damula de manu
Isai. 13–14 Erit quasi damula fugiens

DAN.

Anno mundi 2286, ante J. Ch. 1768. Filiorum Jacob quintus et ex Bala Rachelis ancilla primus. Hujus nominis tribus pene tota a tribu Juda circumdata erat, et describitur apud Josue cap. 19. De ea Jacob sic loquitur: Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus in Israël. Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita, mordens ungulas equi, ut cadat ascensor ejus retro. *Quod in Samsone contra Philisthæos impletum est. Ex hac tribu sub principe Ahiezer filio Ammisaddaï, Danitæ ab Ægypto in desertum ascenderunt* 62700 *et quando Terram Promissam ingressi sunt Israelitæ, tribus Dan pervenerat ad numerum* 64400 *qui possederunt divisionem terræ, cujus fuerat explorator Ammiel filius Gemalli et divisor Bocci filius Jogli. Dan quoque fuit nomen civitatis quæ tempore Abræ et Moysis vocabatur Laïs vel Lesem. Quidam interpretes putant spiritu prophetico Moysen scribere nomen urbis, Dan, quod postea erat acceptura. Ideo non distinximus nomina Dan filii Jacob, Dan tribus quintæ Israelitarum, et Dan civitatis ejusdem tribus.*

Gen. 14–14 Et persecutus est usque Dan
30– 6 Appellavit nomen ejus Dan
35–25 Filii Balæ... Dan et Nephthali
46–23 Filii Dan : Husim
49–16 Dan judicabit populum suum
–17 Fiat Dan coluber in via
Exod. 31– 6 Dedique ei socium Ooliab... de tribu Dan
35–34 Ooliab quoque... de tribu Dan
38–23 Juncto sibi socio Ooliab... de tribu Dan
Levit. 24–11 Salumith filia Dabri de tribu Dan
Num. 1–12 De Dan, Ahiezer filius Ammisaddaï
–38 De filiis Dan per generationes
2–25 Ad Aquilonis partem castrametati sunt filii Dan
–31 Numerati sunt in castris Dan
7–66 Princeps filiorum Dan Ahiezer
10–25 Profecti sunt filii Dan per turmas suas
13–13 De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli
26–42 Filii Dan per cognationes suas
Hæ sunt cognationes Dan per familias
34–22 De tribu filiorum Dan, Bocci filius Jogli
Deut. 27–13 Stabunt ad maledicendum... Dan et Nephthali
33–22 Dan quoque ait
Dan catulus leonis fluet largiter de Basan
34– 1 Ostenditq. ei Do... terram Galaad usq. Dan
Josue. 19–40 Tribui filiorum Dan per familias suas
–47 Ascenderuntque filii Dan, et pugnaverunt
Habitaverunt in ea, vocantes nomen ejus Lesem Dan, ex nomine Dan patris sui
–48 Hæc est possessio tribus filiorum Dan
21– 5 Superfuerant de tribubus Ephraïm et Dan
–23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon
Judic. 1–34 Arctavitque Amorrhæus filios Dan in monte
5–17 Galaad..quiescebat, et Dan vacabat navibus
13– 2 Erat autem quidam vir... de stirpe Dan, nomine Manuë
–25 Cœpitque Spiritus Domini esse cum eo in castris Dan

Judic. 18- 1 Et tribus Dan quærebat possessionem sibi
- 2 Miserunt ergo filii Dan quinque viros
-11 Profecti igitur sunt de cognatione Dan
-12 Castrorum Dan nomen accepit
-25 Dixeruntq.ei filii Dan:Cave ne ultra loquaris
-29 Vocato nomine civitatis Dan, juxta vocabulum patris
-30 Posueruntque... filios ejus sacerdotes in tribu Dan, usque ad diem captivitatis
20- 1 Egressi itaque sunt..de Dan usque Bersabee
1 *Reg.* 3-20 Et cognovit...Israël, a Dan usque Bersabee
2 *Reg.* 3-10 Et elevetur thronus David..et super Judam, a Dan usque Bersabee
17-11 Congregetur ad te universus Israël, a Dan
24- 2 Perambula omnes tribus Israël a Dan
- 6 Et venerunt in Dan sylvestria
-15 Mortui sunt ex populo, a Dan usque ad Bersabee
3 *Reg.* 4-25 Unusquisque... sub ficu sua, a Dan usque Bersabee
12-29 Posuitque unum in Bethel et alterum in Dan
-30 Ibat enim populus ad adorandum vitulum usque in Dan
15-20 Et percusserunt Ahion, et Dan, et Abeldomum
4 *Reg.* 10-29 Nec dereliquit vitulos aureos qui erant in Bethel et in Dan,
1 *Par.* 2- 2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad
12-35 De Dan etiam præparati ad prælium
21- 2 Numerate Israël a Bersabee usque Dan
27-22 Dan vero, Ezrihel filius Jeroham
2 *Par.* 2-14 (*Misi*)... filium mulieris de filiabus Dan
16- 4 Qui percusserunt Ahion et Dan et Abelmaïn
30- 5 In universum Israël de Bersabee usque Dan
Jerem. 4-15 Vox enim annuntiantis a Dan et notum facientis
8-16 A Dan auditus est fremitus equorum
*Ezech.*27-19 Dan et Græcia et Mosel in nundinis tuis
48- 1 Erit ei plaga Orientalis mare, Dan una
- 2 Super terminum Dan a plaga Orientali
-32 Porta Benjamin una, porta Dan una
Amos. 8-14 Vivit Deus tuus Dan et vivit via Bersabee

DANIEL I.

Filius quem habuit secundum David de Abigail, quæ prius fuerat uxor Nabal Carmeli. Nomen quoque habet Daniel iste Cheleab in secundo Regum libro. Natus est in Hebron, ubi septem annis regnavit David post mortem Saülis super tribum Juda tantum.

1 *Par.* 3- 1 Secundum Daniel de Abigaïl Carmelitide

DANIEL II.

Anno mundi 3429, *Romæ* 128, *ante J. Ch.* 626, *ex semine regio natus, a Nabuchodonosor adhuc adolescens Babylonem translatus fuerat anno regni Joachim quarto; qui annus, conjecto in vincula rege, ac nonnisi duris conditionibus soluto, septuaginta annorum captivitati initium attulit. Daniel Babylone in litteris et lingua Chaldæorum per triennium institutus, omnibus Magis decuplo superior inventus est. Primo hujus triennii anno Susannam ab infanda accusatione vindicasse videtur; unde illi tanta inter Magos illos et ariolos fama, imo et pietatis et sapientiæ apud regem et suos commendatio; erat enim, cum Susannam servavit, annorum tantum duodecim. Porro totis septuaginta captivitatis annis, in aula et favore Nabuchodonosoris, Evilmerodachi et Baltassaris, filiorum et successorum ejus ad Cyri usque tempora vixit, somniorum et arcanorum interpretatione celebris ac singulari eximiæ prophetiæ dono, qua non tantum Christi adventum, sed etiam adventus articulum, ejusdem mortem, passionem et resurrectionem, ascensionem, postea judicium æternum; nec non et continuata serie præcipuorum imperiorum conversiones, usque ad ultimas sub Antichristo Ecclesiæ angustias, Antiochi Epiphanis persecutione præfiguratas, et regnum Sanctis dandum persequitur. Tanta dictorum ejus fuit fides, ut propheta incredulis hominibus non videatur futura dixisse, sed enarrasse præterita. Totam ejus historiam legere est in libro cui titulus Daniel. non possumus enim hic enarrare ne vel minimam quidem partem ejus factorum et dictorum, nec cantica nec etiam bestiis expositiones, quod Bel et Draconem nollet adorare; nec explanationem et solutionem verborum* MANE, THECEL, PHARES *quæ manum in pariete scribentem viderat Baltassar. Daniel, cum jam circiter haberet annos octoginta, videtur obiisse in Perside, ubi etiam post solutam captivitatem remanserat, sive senio gravis, sive ut gratia et favore quibus pollebat, Judæis in patriam, sive reditum aspernatis, sive reversis patrocinaretur.*

*Ezech.*14-14 Si fuerint...in medio ejus Noë, Daniel et Job
-20 Et Noë et Daniel et Job fuerint in medio ejus
28- 3 Ecce sapientior es tu Daniele
Dan. 1- 6 De filiis Juda, Daniel, Ananias, Misaël
- 7 Nomina Danieli Baltassar, Ananiæ Sidrach
- 8 Proposuit autem Daniel in corde suo
- 9 Dedit autem Deus Danieli gratiam
-11 Et dixit Daniel ad Malasar, quem constituerat princeps eunuchorum super Danielem
-17 Danieli autem intelligentiam omnium visionum
-21 Fuit a. Daniel usque ad annum primum Cyri
2-13 Quærebanturque Daniel et socii ejus
-14 Daniel requisivit de lege atque sententia
-15 Cum ergo rem indicasset Arioch Danieli
-16 Daniel ingressus rogavit regem, ut tempus daret
-18 Ut... et non perirent Daniel et socii ejus
-19 Tunc Danieli mysterium... revelatum est
Et benedixit Daniel Deum cœli
-24 Post hæc Daniel ingressus ad Arioch
-25 Arioch festinus introduxit Danielem
-26 Respondit rex et dixit Danieli
-27 Respondens Daniel coram rege ait
-46 Cecidit in faciem suam et Danielem adoravit
-47 Loquens ergo rex, ait Danieli
-48 Tunc rex Danielem in sublime extulit
-49 Daniel autem postulavit a rege
Ipse autem Daniel erat in foribus regis
4- 5 In conspectu meo Daniel cui nomen Baltassar
-16 Tunc Daniel cujus nomen Baltassar cœpit...
5-12 Inventæ sunt in eo, hoc est, in Daniele
Nunc itaque Daniel vocetur et... narrabit
-13 Igitur introductus est Daniel coram rege
Tu es Daniel de filiis captivitatis Judæ
-17 Ad quæ respondens Daniel ait coram rege
-29 Jubente rege, indutus est Daniel purpura
6- 2 Principes tres ex quibus Daniel unus erat
- 3 Igitur Daniel superabat omnes principes
- 4 Ut invenirent Danieli ex latere regis
- 5 Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem
-10 Quod cum Daniel comperisset... ingressus est
-11 Invenerunt Danielem orantem et obsecrant.
-13 Daniel de filiis captivitatis Juda non curavit de lege
-14 Pro Daniele posuit cor ut liberaret eum
-16 Et adduxerunt Danielem et miserunt eum in lacum leonum. Dixitque rex Danieli : Deus tuus... liberabit te
-17 Obsignavit rex... ne quid fieret contra Danielem
-20 Danielem voce lacrymabili inclamavit
Affatus est eum : Daniel serve Dei viventis,
-21 Daniel regi respondens ait : Rex, in æternum vive
-23 Et Danielem præcepit educi de lacu.
Eductusque est Daniel de lacu et nulla læsio inventa est
-24 Adducti sunt viri illi qui accusaverant Danielem
-26 Tremiscant et paveant Deum Danielis
-27 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
-28 Porro Daniel perseveravit usque ad regnum Darii,
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis Daniel somnium vidit
-15 Horruit spiritus meus, ego Daniel territus
-28 Ego Daniel multum cogitationibus meis conturbabar
8- 1 Ego Daniel, post id quod videram
-15 Cum viderem ego Daniel visionem
-27 Et ego Daniel langui et ægrotavi per dies
9- 2 Ego Daniel intellexi in libris numerum annorum
-22 Dixitque : Daniel nunc egressus sum
10- 1 Verbum revelatum est Danieli
- 2 In diebus illis ego Daniel lugebam
- 7 Vidi autem ego Daniel solus visionem
-11 Daniel vir desideriorum, intellige verba
-12 Ait ad me : Noli metuere, Daniel
12- 4 Tu autem, Daniel, claude sermones
- 5 Et vidi ego Daniel, et ecc..duo alii stabant
- 9 Vade, Daniel, quia clausi sunt signatique sermones
13-45 Suscitavit Dominus Spiritum sanctum pueri junioris cujus nomen Daniel
-51 Et dixit ad eos Daniel : Separate illos
Dan. 13-61 Convicerat enim eos Daniel ex ore suo
-64 Daniel autem factus est magnus in conspectu populi
14- 1 Erat autem Daniel conviva regis
- 3 Porro Daniel adorabat Deum suum
- 6 Et ait Daniel arridens : Ne erres, rex
- 8 Quoniam Bel comedat hæc, morietur Daniel
Dixit Daniel regi : Fiat juxta verbum tuum
- 9 Et venit rex cum Daniele in templum Bel
-11 Moriemur vel Daniel qui mentitus est
-13 Præcepit Daniel pueris suis et attulerunt
-15 Surrexit a. rex... et Daniel cum eo
-16 Salva-ne sunt signacula, Daniel?
-18 Risit Daniel : et tenuit regem
-21 Tradidit Bel in potestatem Danielis
-23 Dixit rex Danieli : Ecce nunc non potes dicere
-24 Dixitque Daniel : Domin... meum adoro
-26 Tulit ergo Daniel picem et adipem et pilos
-28 Trade nobis Danielem, alioquin interficiemus te
-29 Compulsus tradidit eis Danielem
-31 Non data sunt eis ut devorarent Danielem
-33 Fer prandium quod habes in Babylonem Danieli
-36 Daniel serve Dei, tolle prandium
-38 Surgensque Daniel comedit
-39 Venit ergo rex... ut lugeret Danielem
Et ecce Daniel sedens in medio leonum
-40 Magnus es, Domine Deus Danielis
-42 Paveant omnes... Deum Danielis
Qui liberavit Danielem de lacu leonum
1 *Mac.* 2-60 Daniel in sua simplicitate liberatus est
*Matth.*24-15 Desolationis quæ dicta est a Daniele propheta

DANIEL III.

Anno mundi 3594. *Levita e stirpe Ithamar filii Aaron. Is e Babylonis captivitate rediit Jerusalem cum Esdra, et signavit fœdus novum quod tum percusserunt Israelitæ liberati a servitute.*

1*Esdr.* 8- 2 De filiis Ithamar, Daniel
2*Esdr.*10- 6 Daniel, Genthon, Baruch

DAPHCA.

Nona mansio Israelitarum in deserto, inter desertum Sin et Alus.

Num. 33-12 Unde egressi venerunt in Daphca
-13 Profectique de Daphca, castrametati sunt in Alus

DAPHNE.

Locus et lucus prope Antiochiam magnam, profanis notus propter Apollinis et Daphnes fabulam, et in quo erat Apollinis celebre fanum et oraculum.

2 *Mac.* 4-33 In loco tuto se continens Antiochiæ secus Daphnem

DAPHNIS.

Fons prope Reblatam urbem, in tribu Nephthali, non longe ab aquis Merom.

Num. 34-11 Descendent termini in Rebla contra fontem Daphnim.

DARA.

Quintus ultimusque filius Zara, e tribu Juda.

1 *Par.* 2- 6 Chalchal quoque, et Dara, simul quinque

DARCON.

Anno mundi 3516. *Princeps Nathinæorum, qui cum Zorobabele e Babylonis captivitate reversi sunt.*

2*Esdr.* 7-58 Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel

DARIUS I.

Anno mundi 3498, *Romæ* 198, *ante J. Ch.* 556. *Successit Baltassar regi Babylonis qui interfectus est dum convivaretur cum suis satrapis, mulieribus et concubinis. Darius erat filius Astyagis, Medorum regis et frater Mandanæ, matris Cyri. Darius regno potitus est Babyloniorum post mortem Baltassar et per annos decem et octo regnavit. Non legitur Darium iniisse bellum adversus Baltassar, sed tantum, isto Baltassar interfecto, per seditionem nocturnam Darium Medum fuisse electum ut ei succederet. Sic ita retulerunt scriptores profani. Sub regno Darii magna gratia, magnoque favore polluit Daniel. Dario mortuo, Cyrus solus monarchia totius Orientis potitus est.* — **DARIUS II.** *Anno mundi* 3533, *Romæ* 233, *ante J. Ch.* 521. *Filius Hystaspis, regis Per-*

sarum. Cum regnasset Cambyses annos septem et menses quinque, mortuus est, et magus quidam, sub nomine Artaxerxe, propter similitudinem faciei et staturæ, primo tempore regnum haud difficile obtinuit. Sed magi istius fraude detecta per industriam fœminarum, a septem conjuratis confectus est, e quibus Darius Hystaspis unus. Rex ab aliis salutatus regnavit per annos triginta et sex. Hunc Estheris maritum esse putamus, Assuerum dictum, quo mortuo Xerxes filius ejus regnavit. — DARIUS III. *Anno mundi* 3718, *Romæ* 418, *ante J. Ch.* 336. *Filius Arsanis, regnavit in imperio Persarum pro mortuo Arse. Darius ultimus fuit Persarum rex, quem debellavit et vicit Alexander Magnus.*

1 Esdr. 4- 5 Et usque ad regnum Darii regis Persarum
-24 Ad annum secundum regni Darii regis
5- 5 Placuitque ut res ad Darium referretur
- 6 Exemplar epistolæ quam misit... ad Darium
- 7 Scriptus erat : Dario regi pax omnis
6- 1 Tunc Darius rex præcepit et recensuerunt
-12 Ego Darius statui decretum
-13 Secundum quod præceperat Darius rex
-14 Deo Isr., et jubente Cyro et Dario
-15 Qui est annus sextus regni Darii regis
2 Esdr. 12-22 Et sacerdotes in regno Darii Persæ
Dan. 5-31 Darius Medus successit in regnum
6- 1 Placuit Dario et constituit... satrapas
- 6 Locuti sunt ei : Dari rex, in æternum vive
- 9 Darius rex proposuit edictum et statuit
-25 Darius rex scripsit universis populis
-27 Daniel perseveravit usque ad regnum Darii
9- 1 In anno primo Darii filii Assueri
11- 1 Ab ann. primo Darii Medi stabam
Agg. 1- 1 In anno secundo Darii regis
2- 1 In anno secundo Darii regis
-11 In anno secundo Darii regis
Zach. 1- 1 In anno secundo Darii regis
- 7 In anno secundo Darii
7- 1 In anno quarto Darii regis
1 Mac. 1- 1 Percussit Alexander... Darium regem Persarum

DATHAN

Anno mundi 2547, *ante J. Ch.* 1507. *Core, Dathan et Abiron una cum* 250 *viris surrexerunt adversus Moysen et Aaron. Terra autem deglutivit illos et vivi descenderunt in infernum. Vide* Core.

Num. 16- 1 Dathan atque Abiron filii Eliab
-12 Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan
-24 Separetur a tabernaculis Core et Dathan
-25 Moyses, et abiit ad Dathan et Abiron
-27 Dathan et Abiron egressi stabant in introitu
26- 9 Hujus filii, Namuel et Dathan et Abiron
Isti sunt Dathan et Abiron principes populi
Deut. 11- 6 Et Dathan atque Abiron filiis Eliab
Psal. 105-17 Aperta est terra et deglutivit Dathan
Eccli. 45-22 Qui erant cum Dathan et Abiron

DATHEMAN.

Datheman, castrum sive munitio, in quam fugerunt et receperunt se Israelitæ, cum gentes, quæ sunt in Galaad, eos persequerentur, ut tollerent eos, forteque eadem est ac Bethonim.

1 Mac. 5- 9 Et fugerunt in Datheman munitionem

DATIO.

Eccli. 11-17 Datio Dei permanet justis
42- 3 De datione hæreditatis amicorum

DATOR.

Num. 21-18 Paraverunt duces... in datore legis
2 Cor. 9- 7 Hilarem enim datorem diligit Deus

DATUM, *et* DATUS.

Eccli. 1-10 Effudit illam... secundum datum suum
4- 3 Et non protrahas datum angustianti
7-35 Datum brachiorum tuorum... offeres Domino
-37 Gratia dati in conspectu omnis viventis
18-15 In omni dato non des tristitiam verbi mali
-16 Sic et verbum melius quam datum
-17 Nonne ecce verbum super datum bonum ?
-18 Datus indisciplinati tabescere facit oculos
20-10 Est datum quod non est utile
Et est datum cujus retributio duplex
-14 Datus insipientis non erit utilis tibi
26-17 Disciplina illius datum Dei est
35-11 In omni dato hilarem fac vultum tuum
-12 Da Altissimo secundum datum ejus
41-24 Et ab obfuscatione dati et accepti
Eccli. 42- 7 Datum vero et acceptum omne describe
Luc. 11-13 Nostis bona data dare filiis vestris
Philip. 4-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit in ratione dati
-17 Non quia quæro datum, sed requiro fructum
Jacob. 1-17 Omne datum optimum... desursum est

DAVID.

Anno mundi 2950, *ante J. Ch.* 1104. *Septimus ultimusque filius Isai, seu Jesse, et ex parva et minima civitate Bethlehem, in tribu Juda. Natus est David quadringentis et septem annis post Israelitarum e servitute Ægyptiorum liberationem et egressum. Dotavit illum Dominus magna pulchritudine, fortitudine insigni, prudentia, scientia et doctrina, nec non et animi egregia indole, præsertim prona ad bonum operandum tam in conspectu Domini, quam coram hominibus ad illis opitulandum. Ab infantia educatus inter pastores, sæpius ex ore leonum et ursorum eripuit oves quas sibi custodiendas commiserat Isaï pater. Annos circiter quindecim natus erat, cum Samuel propheta eum regem unxit pro Saüle, quem reprobaverat Dominus propter inobedientiam erga Deum, intempestivamque erga Agag commiserationem, et eo quod multam prædam servasset vetante Domino. Nihilominus, David oves patris sui, quamvis unctus, custodiebat. Malo autem spiritu Saüle correpto, accersitus est David ut cithara coram rege psalleret, quod refocillabat Saülem; recedebat enim ab eo spiritus malus statim ut citharam manu percutiebat David. Paulo post attamen ad patrem recessit, et adhuc per annos septem ibi mansit, quibus expletis ortum est bellum inter Israelitas et Philisthæos. Inter hos præsertim erat gigas quidam nomine Goliath, altitudinis sex cubitorum et palmi, habens loricam, cujus erat pondus quinque millia siclorum æris, ingentem et ponderosam hastam tenens, et hic Israelitis acrius insultabat quos minabatur omnes percutere et delere, et nemo Israelitarum audebat per quadraginta dies sese committere cum tali gigante. At David ait ad viros qui secum stabant : Quid dabitur viro qui percusserit Philisthæum hunc et tulerit opprobrium de Israel. Nolebant fratres ejus et arguebant illum superbia et nequitia et vana curiositate; aiebant enim : Quare dimisisti oves in deserto; tantum ut videres prælium, descendisti; vade, vade cito ad pecora. At ille : Vadam, inquit ad Saülem, et pugnabo contra Philisthæum hunc. Ideo Saül induit David vestimentis bellicis, imposuit galeam æream et vestivit eum lorica; sic autem armatus non potuit incedere et deposuit omnia. Tantum sumpsit et elegit sibi quinque lapides limpidissimos quibuscum et fundam manu tenens processit adversus Goliath. Iste vero cum vidisset David, despexit eum et dicebat: Numquid sum canis, quod tu venis ad me cum baculo? veni ad me et dabo carnes tuas volatilibus cœli et bestiis terræ. David autem respondit : Tu venis ad me cum gladio et hasta, et clypeo : ego autem venio ad te in nomine Domini exercituum, Dei agminum Israel, quibus exprobrasti hodie. Percutiam te, auferam caput tuum, et dabo cadavera Philisthiim hodie volatilibus cœli, ut sciat omnis terra, quia Deus est in Israel. Et festinans David adversus Goliath, tulit lapidem et funda jecit et percussit eum in fronte. Cecidit gigas in faciem suam super terram. Cucurrit David, stetit super Philisthæum et cum ipso ejusdem gladio caput obtruncavit. Et statim fugerunt Philisthiim quos persecuti sunt et interfecerunt Israelitæ. Porro cum reverteretur percusso Philisthæo David, egressæ sunt mulieres, et cantabat populus in tympanis et in sistris : Percussit Saül mille, et David decem millia. Et displicuit Saül sermo iste et ab hac die non rectis oculis Saül aspiciebat David, et tentabat illum interficere. Videre est in libris Regum reliquam historiam quæ pertinet ad David et Saül : non omnia enim possumus hic referre. Mortuo Saüle, David secundo unctus est in Hebron et tantum est salutatus et agnitus rex a tribu Juda, et regnavit ibi annis septem; undecim vero aliæ tribus agnoverunt Isboseth filium Saül. Initum est inter David et Isboseth bellum quod duravit septem annis; at Baana et Rechab principes latronum, id est, duces cohortis regiæ, quæ Isbosethi latera cingere solebat, putantes bene mereri de David, caput Isboseth in domo sua dormientis præciderunt et hoc ad David asportaverunt. At continuo David ad supplicium duci jussit hos duos proditores et perfidos. Isboseth mortuo, David regnavit in omni Juda et Israel, et tertio unctus est. Factus valde potens tam in bello quam in pace, omnium fuisset regum fortunatissimus, nisi adulterium commisisset cum Bethsabee uxore Uriæ, cujus mortem provocavit. Deus autem vindex omnium peccatorum, severius illum punivit multis malis et calamitatibus quæ referuntur in libris Regum, et quæ sunt præcipuæ, deturpatio Thamar filiæ ab Ammone, mors ejusdem Ammonis illata ab Absalom, conjuratio Absalom et ipsa ejus mors, pestis denique qua intra tres dies periere sexaginta millia animarum. At David pœnitentia motus, veniam obtinuit a Deo. Bethsabee duxit, ex qua natus est Salomon. David, cum haberet septuaginta et undecim annos, mortuus et sepultus est in Civitate David. Regnaverat in Israel quadraginta annis, nempe in Hebron septem, et in Jerusalem triginta tribus. Salomon sedit super thronum David patris sui. Non solum David in omni vitæ suæ cursu bella multa gessit tum adversus inimicos Israel, tum adversus suos privatim inimicos, Saül, filium suum Absalom, etc. pacem autem prudenter administravit, urbes ædificavit et domos, multa innumerabilia opera confecit, thesauros magnos congregavit, sed et Psalmos composuit. Constat Psalmos esse centum et quinquaginta, qui Davidis vulgo dicuntur non quod is omnium sit auctor, sed quod multos veterum collegerit, et plurimos ipse addiderit. In versiculis sequentibus et præsertim in libris Regum 1 a capite 16 usque ad 3 cap. 1 legendum est quidquid pertinet ad historiam David.*

Ruth. 4-17 Hic est pater Isaï, patris David
-22 Obed genuit Isaï, Isaï genuit David
1 Reg. 16-13 Directus est Spiritus Domini a die illa in David
-19 Mitte ad me David filium tuum
-20 Misit per manum David filii sui Saüli
-21 Et venit David ad Saül et stetit coram eo
-22 Dicens : Stet David in conspectu meo
-23 David tollebat citharam et percutiebat
17-12 David autem erat filius viri Ephrathæi
-14 David autem erat minimus
-15 Abiit David et reversus est a Saül
-17 Dixit autem Isaï ad David filium suum
-20 Surrexit itaque David mane et commendavit gregem custodi
-22 Derelinquens ergo David vasa quæ attulerat
-23 Loquente eo hæc ead. verba audivit David
-26 Et ait David ad viros qui stabant secum
-28 Eliab... iratus est contra David, et ait
-29 Et dixit David : Quid feci?
-31 Audita sunt a. verba quæ locutus est David
-33 Et ait Saül ad David : Non vales resistere
-34 Dixitq. David ad Saül : Pascebat servus tuus
-37 Et ait David : Dominus qui eripuit me de manu leonis
Dixit autem Saül ad David : Vade et Dominus tecum sit
-38 Et induit Saül David vestimentis suis
-39 Accinctus ergo David gladio ejus
Dixitque David ad Saül : Non possum sic incedere
-41 Appropinquans adversum David, et armiger
-42 Cumque... vidisset David, despexit eum.
-43 Dixit Philisthæus ad David : Numquid ego canis sum
Et maledixit Philisthæus David in diis suis
-44 Dixitq. ad David : Veni ad me et dabo carnes
-45 Dixit autem David ad Philisthæum : Tu venis ad me
-48 Cum... appropinquaret contra David, festinavit David et cucurrit
-50 Prævaluitque David adversum Philisthæum in funda
Cumq. gladium non haberet in manu David
-54 Assumens a. David caput Philisthæi, attulit
-55 Tempore quo viderat Saül David egredientem
-57 Cumque regressus esset David, percusso Philisthæo,
-58 Dixitque David : Filius servi tui Isaï
18- 1 Anima Jonathæ conglutinata est animæ David
- 3 Inierunt autem David et Jonathas fœdus
- 4 Dedit eam David et reliqua vestimenta
- 5 Egrediebatur quoque David ad omnia
- 6 Cum reverteretur percusso Philisthæo David
- 7 Percussit Saül mille, et David decem millia
- 8 Dixitque : Dederunt David decem millia
- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David

1 *Reg.* 18-10 David autem psallebat manu sua
-11 Putans quod configere posset David cum pariete; et declinavit David a facie ejus secundo
-12 Et timuit Saül David eo quod Dominus esset
-14 In omnibus q. viis suis David prudenter agebat
-16 Omnis a. Israël et Juda diligebat David
-17 Dixitque Saül ad David : Ecce filia mea
-18 Ait a. David ad Saül : Quis ego sum
-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David
-20 Dilexit a. David Michol filia Saül altera
-21 Dixitque Saül ad David : In duabus rebus gener meus eris hodie
-22 Loquimini ad David clam me, dicentes : Ecce places
-23 Locuti sunt servi Saül in auribus David
Et ait David : Num parum videtur vobis
-24 Hujuscemodi verba locutus est David
-25 Dixit autem Saül : Sic loquimini ad David :
Porro Saül cogitabat tradere David in manus
-26 Cumq. renuntiassent servi ejus David verba
Placuit sermo in oculis David, ut fieret gener regis
-27 Et post paucos dies surgens David, abiit
-28 Intellexit quod Dominus esset cum David
-29 Et Saül magis cœpit timere David
Factusque est Saül inimicus David cunctis diebus
-30 Prudentius se gerebat David quam omnes
19- 1 Locutus est a. Saül... ut occiderent David
Porro Jonathas filius Saül diligebat David valde
- 2 Et indicavit Jonathas David, dicens
- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona
Ne pecces, rex, in servum tuum David
- 5 Quare ergo peccas... interficiens David
- 7 Vocavit itaque Jonathas David, et indicavit
Introduxit Jonathas David ad Saül
- 8 Et egressus David, pugnavit adversum Philisthiim
- 9 Porro David psallebat manu sua
-10 Nisusque est Saül configere David lancea
Et declinavit David a facie Saül
David fugit, et salvatus est nocte illa
-11 Misit ergo Saül... in domum David
Quod cum annuntiasset David Michol uxor
-14 Misit a. Saül apparitores, qui raperent David
-15 Misit Saül nuntios ut viderent David
-18 David autem fugiens, salvatus est
-19 Ecce David in Najoth in Ramatha
-20 Misit ergo Saül lictores ut raperent David
-22 In quo loco sunt Samuël et David?
20- 1 Fugit a. David de Najoth, quæ est in Ramatha
- 3 Et juravit rursum Davidi
- 4 Et ait Jonathas ad David
- 5 Dixit autem David ad Jonathan : Ecce calendæ sunt
- 6 Rogavit me David, ut iret celeriter
-10 Responditque David ad Jonathan : Quis renuntiabit
-11 Ait Jonathas ad David : Veni et egrediamur
-12 Ait Jonathas ad David : Domine Deus Israël
Et aliquid boni fuerit super David
-15 Quando eradicaverit Dom. inimicos David
Et requirat Dominus de manu inim. David
-16 Pepigit e. Jonathas fœdus cum domo David
Requisivit Dominus de manu inim. David
-17 Et addidit Jonathas dejerare David
-24 Absconditus est ergo David in agro
-25 Vacuusque apparuit locus David
-27 Rursus apparuit vacuus locus David
-33 Definitum esset a patre suo ut interficeret David
-34 Contristatus est enim super David,
-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum David
-39 Jonathas et David rem noverant
-41 Surrexit David de loco, qui vergebat
Fleverunt pariter, David autem amplius
-42 Dixit ergo Jonathas ad David : Vade in pace
-43 Et surrexit David et abiit
21- 1 Venit autem David in Nobe ad Achimelech
Obstupuit Achimelech, eo quod venisset David
- 2 Et ait David ad Achimelech sacerdotem
- 4 Respondens sacerdos ad David, ait illi
- 5 Respondit David sacerdoti, et dixit ei
- 8 Dixit autem David ad Achimelech
- 9 Ait David: Non est huic alter similis, da mihi
-10 Surrexit itaque David, et fugit in die illa
-11 Cum vidissent David : Numquid non iste est David rex terræ?
Percussit Saül mille et David decem millia
-12 Posuit autem David sermones istos in corde

1 *Reg.* 22- 1 Abiit ergo David inde et fugit in speluncam
- 3 Et profectus est David inde in Maspha
- 4 Diebus quibus David fuit in præsidio
- 5 Dixitq. Gad propheta ad David: Noli manere
Profectus est David et venit in saltum Haret
- 6 Audivit Saül quod apparuisset David
-14 Quis... sicut David fidelis, et gener regis
-17 Nam manus eorum cum David est
-19 Evadens... Abiathar, fugit ad David
-22 Ait David ad Abiathar : Sciebam in die illa
23- 1 Et annuntiaverunt David, dicentes
- 2 Consuluit ergo David Dominum, dicens
Et ait Dominus ad David : Vade et percuties
- 3 Dixerunt viri qui erant cum David
- 4 Rursum ergo David consuluit Dominum
- 5 Abiit ergo David, et viri ejus in Ceïlam
- 6 Quo fugiebat Abiathar.. ad David in Ceïlam
- 7 Nuntiatum est a. Saüli quod venisset David
- 8 Et obsideret David et viros ejus
- 9 Quod cum David rescisset
-10 Et ait David : Domine Deus Israël
-12 Dixitque David : Si tradent me viri Ceïlæ
-13 Surrexit ergo David et viri ejus
Nuntiatumque est Saüli quod fugisset David
-14 Morabatur autem David in deserto in locis
-15 Et vidit David quod egressus esset Saül
Porro David erat in deserto Ziph in sylva
-16 Jonathas... abiit ad David in sylvam
-18 Mansitque David in sylva, Jonathas autem
-19 Nonne ecce David latitat apud nos
-24 David a. et viri ejus erant in deserto Maon
-25 Et nuntiatum est David, statimque descendit
Persecutus est David in deserto Maon
-26 David a. et viri ejus erant in latere montis
Porro David desperabat se posse evadere
In modum coronæ cingebant David et viros
-28 Saül desistens persequi David
24- 1 Ascendit ergo David inde
- 2 Ecce David in deserto est Engaddi
- 3 Perrexit ad investigandum David et viros
- 4 Porro David et viri ejus in interiore parte
- 5 Dixerunt servi David ad eum : Ecce dies
Surrexit ergo David et præcidit oram chlamydis
- 6 Post hæc percussit cor suum David
- 8 Confregit David viros suos sermonibus
- 9 Surrexit autem et David post eum
Inclinans se David pronus in terram adoravit
-10 David quærit malum adversum te
-17 Cum autem complesset David loquens
Numquid vox hæc tua est, fili mi David
-18 Dixitq. ad David : Justior tu es quam ego
-23 Et juravit David Saüli. Abiit ergo Saül
Et David, et viri ejus ascenderunt ad tutiora loca
25- 1 Consurgensque David descendit in desertum Pharan
- 4 Cum ergo audisset David in deserto
- 8 Da servis tuis et filio tuo David
- 9 Cumq. venissent pueri David, locuti sunt ad Nabal omnia verba hæc ex nomine David
-10 Respondens a. Nabal pueris David, ait
Quis est David? et quis est filius Isaï?
-12 Regressi sunt itaque pueri David
-13 Tunc ait David pueris suis
Accinctusque est David ense suo
Secuti sunt David quasi quadringenti viri
-14 Ecce David misit nuntios de deserto
-20 David et viri ejus descendebant in occursum
-21 Et ait David : Vere frustra servavi omnia
-22 Hæc faciat Deus inimicis David
-23 Cum autem vidisset Abigaïl David
Et procidit coram David super faciem
-32 Et ait David ad Abigaïl : Benedictus Dom.
-35 Suscepit ergo David de manu ejus omnia
-39 Quod cum audisset David mortuum Nabal
Misit ergo David et locutus ad Abigaïl
-40 Et venerunt pueri David ad Abigaïl in Carmelum
David misit nos ad te, ut accipiat te sibi in uxorem
-42 Secuta est nuntios David, et facta est illi uxor
-43 Sed et Achinoam accepit David de Jezrahel
-44 Saül a. dedit Michol... uxorem David Phalti
26- 1 Ecce David absconditus est in colle Hachila
- 2 Ut quæreret David in deserto Ziph.
- 3 David autem habitabat in deserto
- 5 Et surrexit David clam et venit ad locum ubi erat Saül
- 6 Ait David ad Achimelech Hethæum
- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum
- 8 Dixitq. Abisaï ad David : Conclusit Deus
- 9 Dixit David ad Abisaï : Ne interficias eum
-10 Et dixit David : Vivit Dominus, quia nisi
-12 Tulit igitur David hastam et scyphum aquæ

1 *Reg.* 26-13 Cumque transisset David ex adverso
-14 Clamavit David ad populum et ad Abner
-15 Et ait David ad Abner : Numquid non vir tu es?
-17 Cognovit autem Saül vocem David et dixit : Numq. vox hæc tua, fili mi David : et ait David : Vox mea, domine mi rex
-21 Ait Saül : Peccavi, revertere, fili mi David.
-22 Respondens David ait : Ecce hasta regis
-25 Ait ergo Saül ad David : Benedictus tu, fili mi David
Abiit autem David in viam suam et Saül reversus est
27- 1 Et ait David in corde suo: Aliquando incidam
- 2 Et surrexit David et abiit ipse
- 3 Et habitavit cum Achis in Geth
Vir et domus ejus et David et duæ uxores ej.
- 4 Nuntiatum est Saüli quod fugisset David in Geth
- 5 Dixit a. David ad Achis : Si inveni gratiam
- 7 Quibus habitavit David in regione Philisth.
- 8 Et ascendit David et viri ejus et agebant
- 9 Et percutiebat David omnem terram
-10 Respondebat David : Contra Meridiem Judæ
-11 Virum et mulierem non vivificabat David
Hæc fecit David, et hoc erat decretum illi
-12 Credidit ergo Achis David, dicens
28- 1 Dixitq. Achis ad David : Sciens nunc scito
- 2 Dixitque David ad Achis : Nunc scies
Et ait Achis ad David : Et ego custodem
-17 Et dabit illud proximo tuo David
29- 2 David autem et viri ejus erant in novissimo agmine
- 3 Num ignoratis David, qui fuit servus Saül
- 5 Nonne iste est David, cui cantabant
Percussit... David in decem millibus suis?
- 6 Vocavit ergo Achis David, et ait ei
- 8 Dixitque David ad Achis : Quid enim feci
- 9 Locutus est ad David : Scio quia bonus es
-11 Surrexit itaque de nocte David ipse et viri
30- 1 Cumque venissent David et viri ejus
- 3 Cum ergo venissent David et viri ejus
- 4 Levaverunt David et populus qui erat
- 5 Si quidem et duæ uxores David captivæ
- 6 Et contristatus est David valde
Confortatus est autem David in Domino
- 7 Et applicavit Abiathar ephod ad David
- 8 Et consuluit David Dominum, dicens
- 9 Abiit ergo David ipse et sexcenti viri
-10 Persecutus est autem David ipse
-11 Et adduxerunt eum ad David
-13 Dixit itaque ei David : Cujus es tu?
-15 Dixitque ei David : Potes me ducere
Et juravit ei David
-17 Et percussit eos David a vespere
-18 Eruit ergo David omnia quæ tulerant
-19 Quæcumq. rapuerant, omnia reduxit David
-20 Dixeruntque : Hæc est præda David
-21 Venit a. David ad ducentos viros, qui lassi substiterant, nec sequi potuerant David
Qui egressi sunt obviam David et populo
Accedens autem David ad populum, salutavit eos pacifice
-22 De viris qui ierant cum David, dixit
-23 Dixit autem David : Non sic facietis
-26 Venit ergo David in Siceleg et misit dona
-31 In quibus commoratus fuerat David ipse
2 *Reg.* 1- 1 Ut David reverteretur a cæde Amalec
- 2 Et ut venit ad David, cecidit super faciem
- 3 Dixitque ad eum David : Unde venis?
- 4 Et dixit ad eum David : Quod est verbum
- 5 Dixitque David ad adolescentem
-11 Apprehendens a. David vestimenta sua scidit
-13 Dixitq. David ad juvenem, qui nuntiaverat
-14 Et ait ad eum David : Quare non timuisti
-15 Vocansque David unum de pueris suis
-16 Et ait ad eum David : Sanguis tuus
-17 Planxit a. David planctum hujuscemodi
2- 1 Igitur post hæc consuluit David Dominum
Ascende. Dixitq. David : Quo ascendam?
- 2 Ascendit ergo David, et duæ uxores ejus
- 3 Duxit David singulos cum domo sua
- 4 Veneruntq. viri Juda, et unxerunt ibi David
... Et nuntiatum est David, quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
- 5 Misit ergo David nuntios ad viros Jabes
-10 Sola autem domus Juda sequebatur David.
-11 Et fuit numerus dierum, quos commoratus est David
-13 Et pueri David egressi sunt, et occurrerunt
-15 Filii Saül, et duodecim de pueris David
-17 Fugatusque est Abner... a pueris David
-30 Defuerunt de pueris David decem et novem
-31 Servi a. David percusserunt de Benjamin

2 *Reg.* 3- 1 Inter domum Saül, et inter domum David ; David proficiscens, et semper se ipso robustior
- 2 Natique sunt filii David in Hebron
- 5 Sextus quoque Jethraam de Egla uxore David. Hi nati sunt David in Hebron
- 6 Cum ergo esset prælium inter domum Saül et domum David
- 8 Et non tradidi te in manus David
- 9 Nisi quomodo juravit Dominus David
-10 Et elevetur thronus David super Israël
-12 Misit ergo Abner nuntios ad David pro se
-14 Misit autem David nuntios ad Isboseth
-17 Quærebatis David ut regnaret super vos
-18 Quoniam Dominus locutus est ad David
In manu servi mei David salvabo populum
-19 Et abiit ut loqueretur ad David in Hebron
-20 Venitque ad David in Hebron cum viginti
-21 Et dixit Abner ad David : Surgam
Cum ergo deduxisset David Abner
-22 Statim pueri David, et Joab venerunt
Abner a. non erat cum David in Hebron
-26 Egressus itaque Joab a David, misit nuntios
-28 Quod cum audisset David rem jam gestam
-31 Dixit a. David ad Joab, et ad omnem pop.
Porro rex David sequebatur feretrum
-32 Levavit rex David vocem suam et flevit
-35 Cumque venisset universa multitudo cibum capere cum David, clara adhuc die, juravit David
4- 8 Et attulerunt caput Isboseth ad David
- 9 Respondens autem David Rechab et Baana
-12 Præcepit itaque David pueris suis
5- 1 Et venerunt univ. tribus Israël ad David
- 3 Unxeruntque David in regem super Israël.
- 4 Filius triginta annorum erat David
- 6 Dictumq. est David ab eis : Non ingredieris huc
Dicentes : Non ingredietur David huc
- 7 Cepit autem David arcem Sion, hæc est Civitas David
- 8 Proposuerat e. David in die illa præmium
Et abstulisset cæcos et claudos odientes animam David
- 9 Habitavit autem David in arce, et vocavit eam Civitatem David
-11 Misit quoque Hiram... nuntios ad David
Et ædificaverunt domum David
-12 Et cognovit David quoniam confirmasset
-13 Accepit ergo David adhuc concubinas
Natique sunt David et alii filii et filiæ
Quod unxissent David in regem super Israël
-17 Quod cum audisset David, descendit
-19 Et consuluit David Dominum, dicens
Et dixit Dominus ad David : Ascende
-20 Venit ergo David in Baal Pharasim
-23 Consuluit a.David Dominum : Si ascendam
-25 Fecit itaq. David sicut præceperat ei Dom.
6- 1 Congregavit autem rursum David omnes
- 2 Surrexitque David, et abiit
- 5 David a. et omnis Israël ludebant coram D.
- 8 Contristatus est autem David
- 9 Et extimuit David Dominum in die illa
-10 Et noluit divertere ad se arcam Domini in Civitatem David
-12 Nuntiatumq.est regi David quod benedixisset
Abiit ergo David, et adduxit arcam Dei de domo Obededom in Civitatem David
Et erant cum David septem chori
-14 Et David saltabat totis viribus ante Dom. porro David erat accinctus ephod lineo.
-15 Et David, et omnis domus Israël ducebant
-16 Cumq.intrasset arcaDo.in CivitatemDavid
Per fenestram,vidit regem David subsilient
-17 In medio tabernaculi quod tetenderat ei David : et obtulit David holocausta
-20 Reversusque est David ut benediceret domui suæ : et egressa Michol filia Saül in occursum David
-21 Dixitque David ad Michol : Ante Dominum
7- 5 Vade et loquere ad servum meum David
- 8 Et nunc hæc dices servo meo David
-17 Sic locutus est Nathan ad David
-18 Ingressus est a. rex David, et sedit
-20 Quid ergo addere poterit adhuc David
-26 Et domus servi tui David erit stabilita
8- 1 Percussit David Philisthiim, et humiliavit eos, et tulit David frenum
- 2 Factusq. est Moab David serviens sub tributo
- 3 Et percussit David Adarezer filium Rohob
- 4 CaptisDavid ex parte ejus mille septingentis
- 5 Et percussitDavid deSyria viginti duo millia

2 *Reg.* 8- 6 Et posuit David præsidium in Syria Damasci : factaque est Syria David serviens sub tributo : servavitq. Dom. David in omnibus
- 7 Tulit David arma aurea quæ habebant servi
- 8 Tulit rex David æs multum nimis
- 9 Quod percussisset David omne robur Adarezer
-10 Et misit Thoü Joram... ad regem David
-11 Quæ et ipsa sanctificavit rex David Domino
-13 Fecit quoque sibi David nomen
-14 Et facta est universa Idumæa serviens David. Et servavit Dominus David in omnibus
-15 Et regnavit David super omnem Israël : faciebat quoque David judicium
-18 Filii autem David sacerdotes erant
9- 1 Et dixit David : Putas-ne est aliquis
- 5 Misit ergo rex David, et tulit eum de domo
- 6 Cum a. venisset Miphiboseth... ad David
Dixitque David : Miphiboseth ?
- 7 Et ait ei David : Ne timeas, quia faciens
10- 2 Dixitque David : Faciam misericordiam
Misit ergo David consolans eum per servos
Cum a. venissent servi David in terram...
- 3 Putas quod propter honorem patris tui miserit David ad te consolatores
Misit David servos suos ad te
- 4 Tulit itaque Hanon servos David, rasitque
- 5 Quod cum nuntiatum esset David, misit
Et mandavit eis David : Manete in Jericho
- 6 Filii Ammon quod injuriam fecissent David
- 7 Quod cum audisset David, misit Joab
-17 Quod cum nuntiat. esset David, contraxit
Et direxerunt aciem Syri ex adverso David
-18 Et occidit David de Syris septingentos
11- 1 Misit David Joab et servos suos cum eo
David autem remansit in Jerusalem
- 2 Accidit ut surgeret David de strato suo
- 4 Missis itaque David nuntiis, tulit eam
- 5 Mittensque nuntiavit David, et ait : Concepi
- 6 Misit autem David ad Joab, dicens : Mitte
Misitque Joab Uriam ad David
- 7 Et venit Urias ad David. Quæsivitque David
- 8 Et dixit David ad Uriam : Vade in domum
-10 Nuntiatumque est David a dicentibus
Et ait David ad Uriam : Numquid...
-11 Et ait Urias ad David : Arca Dei et Israël
-12 Ait ergo David ad Uriam : Mane hic etiam
-13 Vocavit eum David ut comederet coram se
-14 Et scripsit David epistolam ad Joab
-17 Et ceciderunt de populo servorum David
-18 Et nuntiavit David omnia verba prælii
-22 Narravit David om. quæ ei præceperat Joab
-23 Et dixit nuntius ad David : Prævaluerunt
-25 Dixit David ad nuntium : Hæc dices Joab
-27 Transacto autem luctu, misit David
Et displicuit verbum hoc,quod fecerat David
12- 1 Misit ergo Dominus Nathan ad David
- 5 Iratus autem indignatione David
- 7 Dixit a. Nathan ad David : Tu es ille vir
-13 Et dixit David ad Nathan : Peccavi Domino
Dixitque Nathan ad David
-15 Parvulum,quem pepererat uxor Uriæ David
-16 Deprecatusque est David Dominum pro parvulo : et jejunavit David jejunio
-18 Timueruntque servi David nuntiare ei
-19 Cum ergo David vidisset servos suos mussitantes
-20 Surrexit ergo David de terra, et lotus... est
-24 Et consolatus est David Bethsabee uxorem
-27 Misitque Joab nuntios ad David, dicens
-29 Congregavit itaque David omnem populum
-30 Et impositum est super caput David
-31 Et reversus est David et omnis exercitus
13- 1 Factum est a. post hæc ut Absalom filii David sororem... adamaret Amnon filius David
- 3 Jonadab filius Semmaa fratris David
- 7 Misit ergo David ad Thamar domum
-21 Cum autem audisset rex David verba hæc
-30 In itinere, fama pervenit ad David, dicens
-32 Jonadab filius Semmaa fratris David dixit
-37 Luxit ergo David filium suum cunctis diebus
-39 Cessavitque rex David persequi Absalom
15- 7 Dixit Absalom ad regem David : Vadam
- 9 Dixitque ei rex David : Vade in pace
-12 Achitophel Gilonitem consiliarium David
-13 Venit igitur nuntius ad David, dicens
-14 Et ait David servis suis, qui erant cum eo
-22 Et ait David Ethaï : Veni et transi
-31 Nuntiatum est a. David quod et Achitophel
-32 Cumq. ascenderet David summit. montis
-33 Et dixit ei David : Si veneris mecum
-37 Veniente ergo Chusaï amico David in civit.

2 *Reg.* 16- 1 Cumq. David transisset paululum montis verticem
- 5 Venit ergo rex David usque Bahurim
- 6 Mittebatq. lapides contra David, et contra universos servos regis David
-10 Do.enim præcepit ei, ut malediceret David
-13 Ambulabat itaque David et socii ejus per viam
-16 Cum a.venisset Chusaï Arach. amicusDavid
-23 Achitophel, et cum esset cum David
17- 1 Et consurgens persequar David hac nocte
-16 Nunc ergo mittite cito, et nuntiate David
-17 Ut referrent ad regem David nuntium
-21 Et pergentes nuntiaverunt regi David
-22 Surrexit ergo David et omnis populus
-24 David autem venit in castra, et Absalom...
-27 Cumque venisset David in castra, Sobi...
-29 Dederuntq. David et populo..ad vescendum
18- 1 Igitur considerato David populo suo
- 7 Cæsus est ibi popul. Israël ab exercituDavid
- 9 Accidit a. ut occurreret Absal. servis David
-24 David autem sedebat inter duas portas
19-11 Rex vero David misit ad Sadoc et Abiathar
-16 Et descendit... in occursum regis David
-22 Et ait David : Quid mihi et vobis
-41 Jordanem, omnesque viros David cum eo
-43 Magisq. ad me pertinet David quam ad te
20- 1 Et ait : Non est nobis pars in David
- 2 Et separatus est omnis Israël a David
- 6 Ait autem David ad Abisaï : Nunc magis...
-11 Ecce qui esse voluit pro Joab comes David.
-21 Levavit manum suam contra regem David :
-26 Ira autem Jairites erat sacerdos David
21- 1 Facta est quoque fames in diebus David
Et consuluit David oraculum Domini
- 3 Dixit ergo David ad Gabaonitas : Quid faciam
- 7 Quod fuerat inter David et inter Jonathan
-11 Et nuntiata sunt David quæ fecerat Respha
-12 Et abiit David, et tulit ossa Saül et ossa Jon.
-15 Et descendit David et servi ejus cum eo, et pugnabant contra Philisthiim. Deficiente autem David
-16 Jesbibenob... nisus est percutere David
-17 Tunc juraverunt viri David, dicentes
-21 Jonathan filius Samaa fratris David
-22 Et ceciderunt in manu David et servorum
22- 1 Locutus est autem David Domino verba
-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
23- 1 Hæc autem sunt verba David novissima
- 8 Hæc nomina fortium David
-13 Et venerant tempore messis ad David in speluncam Odollam
-14 Et David erat in præsidio
-15 Desideravit ergo David et ait : O si quis mihi daret potum
-16 Hauserunt aquam... attulerunt ad David
-23 Fecitque eum sibi David auricularium
24- 1 Commovitque David in eis dicentem : Vade
-10 Percussit autem cor David eum
Et dixit David ad Dominum : Peccavi valde
-11 Surrexit itaque David mane, et sermo Domini factus est ad Gad prophetam et Videntem David, dicens
-12 ... Et loquere ad David : Hæc dicit Dominus
-13 Cumq. venisset Gad ad David, nuntiavit ei
-14 Dixit autem David ad Gad : Coarctor nimis
-17 Dixitque David ad Dominum, cum vidisset
-18 Venit autem Gad ad David in die illa
-19 Et ascendit David juxta sermonem Gad
-21 Cui David ait : Ut emam a te aream
-22 Et ait Areüna ad David : Accipiat et offerat
-24 Emit ergo David aream, et boves
-25 Et ædificavit ibi David altare Domino,
3 *Reg.* 1- 1 Et rex David senuerat
- 8 Robur exercitus David non erat cum Adonia
-11 Et dominus noster David hoc ignorat ?
-13 Vade et ingredere ad regem David, et dic ei:
-28 Respondit rex David, dicens : Vocate Bethsabee
-31 Vivat dominus meus David in æternum !
-32 Dixit quoque rex David : Vocate mihi Sadoc
-37 A solio domini mei regis David
-38 Imposuerunt Salomonem super mulam regis David
-43 David regem constituit Salomonem
-47 Benedixerunt domino nostro regi David
2- 1 Appropinquaverunt autem dies David ut moreretur
-10 Dormivit igitur David cum patribus suis et sepultus est in Civitate David
-11 Dies a. quibus regnavit David super Israël
-12 Salomon a.sedit super thronum David patris
-24 Collocavit me super solium David patris mei

3 *Reg.* 2-26 Quia portasti arcam Domini Dei coram David
-32 Occidit eos gladio, patre meo David ignorante
-33 David autem et semini ejus et domui
-44 Tu nosti omne malum... quod fecisti David
-45 Thronus David erit stabilis coram Domino
3- 1 Et adduxit in Civitatem David
- 3 Ambulans in præceptis David patris sui
- 6 Fecisti cum servo tuo David patre meo
- 7 Regnare fecisti servum tuum pro David
5- 1 Amicus fuerat Hiram David omni tempore
- 3 Tu scis voluntatem David patris mei
- 5 Sicut locutus est Dominus David patri meo
6-12 Locutus sum ad David patrem tuum
7-51 Et intulit quæ sanctificaverat David
8- 1 Ut deferrent arcam... de Civitate David
-15 Qui locutus est ore suo ad David patrem
-16 Sed elegi David ut esset super populum
-17 Voluitq. David pater meus ædificare domum
-18 Et ait Dominus ad David patrem meum
-20 Stetique pro David patre meo, et sedi
-24 Qui custodisti servo tuo David patri meo
-25 Conserva famulo tuo David patri meo
-26 Quæ locutus es servo tuo David patri meo
-66 Quæ fecerat Dominus David servo suo
9- 5 Sicut locutus sum David patri tuo, dicens :
-24 Filia a. Pharaonis ascendit de Civitate David
11- 4 Nec erat... sicut cor David patris ejus
- 6 Ut sequeretur Dom. sicut David pater ejus
-12 Non faciam propter David patrem tuum
-13 Propter David servum meum et Jerusalem
-15 Cum enim esset David in Idumæa
-24 Princeps latronum, cum interficeret eos David
-27 Coæquavit voraginem Civitatis David
-32 Propter servum meumDavid et Jerusalem
-33 Ut faceret... judicia sicut David pater ejus
-36 Ut remaneat lucerna David servo meo
-38 Custodiens mandata... sicut fecit David
Quomodo ædificavi David domum
-39 Et affligam semen David super hoc
-43 Salomon... sepultus est in Civitate David
12-16 Dicens : Quæ nobis pars in David ?
Nunc vide domum tuam, David
-19 Recessitque Israël a domo David
-20 Nec secutus est quisquam domum David
-26 Revertetur regnum ad domum David
13- 2 Ecce filius nascetur domui David
14- 8 Scidi regnum domus David et dedi illud tibi
Et non fuisti sicut servus meus David
-31 Sepultus est cum eis in Civitate David
15- 3 Nec erat cor ejus... sicut cor David patris
- 4 Propter David dedit ei Dominus...lucernam
- 5 Eo quod fecisset David rectum
- 8 Et sepelierunt eum in Civitate David
-11 Fecit Asa... sicut David pater ejus
-24 Et sepultus est cum eis in Civitate David
4 *Reg.* 8-19 Noluit... propter David servum suum
-24 Sepultusque est cum eis in Civitate David
9-28 Sepelieruntque eum... in Civitate David
11-10 Qui dedit eis hastas et arma regis David
12-21 Sepelierunt eum... in Civitate David
14- 3 Verumtamen non ut David pater ejus
-20 Sepultusq. est in Jerus... in Civitate David
15- 7 Sepelieruntque eum... in Civitate David
-38 Sepultusque est cum eis in Civitate David
16- 2 In conspectu Domini Dei sui, sicut David
-20 Sepultus est cum eis in Civitate David
17-21 Tempore,quo scissus estIsraël a domo David
18- 3 Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
19-34 Propter me,et propter David servum meum
20- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
- 6 Propter me,et propterDavid servum meum
21- 7 Super quod locutus est Dominus ad David
22- 2 Ambulavit per omnes vias David patris sui
1 *Par.* 2-15 Sextum Asom, septimum David
3- 1 David vero hos habuit filios
- 9 Omnes hi, filii David, absque filiis concubinarum
4-31 Hæ civitates eorum usque ad regem David
6-31 Isti sunt quos constituitDavid super cantores
7- 2 Viri fortissimi, numerati sunt in diebus David
9-22 Quos constituerunt David et Samuël
11- 1 Congregatus est igitur omnis Israël ad David in Hebron
- 3 Iniit David cum eis fœdus coram Domino
- 4 Abiit quoque David et omnis Israël
- 5 Dixeruntq.qui habitabant inJebus ad David
Porro David cepit arcem Sion, quæ est Civitas David
- 7 Habitavit autem David in arce, et idcirco appellata est Civitas David
- 9 Proficiebatq. David vadens et crescens

1 *Par.* 11-10 Hi principes virorum fortium David
-11 ...Et iste numerus robustorum David
-13 Iste fuit cum David in Phesdomim
-15 Ad petram, in qua erat David
-16 Porro David erat in præsidio
-17 Desideravit igitur David et dixit
-18 Et attulerunt ad David ut biberet
-25 Posuit a. eum David ad auriculam suam
12- 1 Hi quoque venerunt ad David in Siceleg
- 8 Sed et de Gaddi transfugerunt ad David
-16 Ad præsidium in quo morabatur David
-17 Egressusque est David obviam eis et ait
-18 Tui sumus, o David, et tecum, fili Isaï
Suscepit ergo eos David et constituit
-19 Porro de Manasse transfugerunt ad David
-21 Hi præbuerunt auxilium David adversus..
-22 Per singulos dies veniebant ad David
-23 Qui venerunt ad David cum esset in Hebron
-31 Venerunt ut constituerent regem David
-38 Ut constituerent regemDavid super univ.Is.
Uno corde erant, ut rex fieret David
-39 Fueruntque ibi apud David tribus diebus
13- 1 Iniit autem consilium David cum tribunis
- 5 Congregavit ergo David cunctum Israël
- 6 Ascendit David et omnis vir Israël ad collem
- 8 Porro David, et universus Israël ludebant
-11 Contristatusq. est David, eo quod divisisset
-13 Non adduxit eam ad se,hoc est,in Civitatem David
14- 1 Misit quoq.Hiram rexTyri nuntios ad David
- 2 Cognovitque David quod confirmasset eum Dominus
- 3 Accepit quoque David alias uxores in Jerusalem
- 8 Eo quod unctus esset David in regem
Quod cum audisset David, egressus est obviam eis
-10 Consuluitque David Dominum, dicens : Si ascendam
-11 Percussit eos ibi David,et dixit:Divisit Deus
-12 Deos suos, quos David jussit exuri
-14 Consuluitque rursum David Deum et dixit ei Deus
-16 Fecit ergo David sicut præceperat ei Deus
-17 Divulgatumq. est nomen David in universis
15- 1 Fecit quoq. sibi domos in civitate David
- 2 Tunc dixit David : Illicitum est ut
-11 Vocavitque David Sadoc et Abiathar
-16 Dixitque David principibus Levitarum
-25 Igitur David, et omnes majores natu Israël
-27 Porro David erat indutus stola byssina
David autem etiam indutus erat ephod lineo
-29 Cumq.pervenisset arca..ad Civitatem David
Michol... vidit regem David saltantem
16- 1 Et constituerunt eam in medio tabernaculi, quod tetenderat ei David
- 2 Cumque complesset David offerens holocausta
- 7 In illo die fecit David principem
-43 Et David, ut benediceret etiam domui suæ
17- 1 Cum autem habitaret David in domo sua
- 2 Et ait Nathan ad David : Omnia... fac
- 4 Vade, et loquere David servo meo
- 7 Itaque sic loqueris ad servum meum David
-15 Sic locutus est Nathan ad David
-16 Cumque venisset rex David et sedisset
-18 Quid ultra addere potest David ?
-24 DomusDavid servi ejus permanens coram eo
18- 1 Ut percuteret David Philisthiim et humiliaret
- 2 Et fierent Moabitæ servi David
- 3 Eo tempore percussit David etiam Adarezer
- 4 Cepit ergo David mille quadrigas ejus
- 5 Sed et hujus percussit David viginti duo
- 7 Tulit quoque David pharetras aureas
- 9 Cum audisset Thou...percussisse vid. David
-10 Misit Adoram filium suum ad regem David
-11 Omnia vasa.. consecravit David rex Domino
-13 Constituit... ut serviret Idumæa David
Salvavitque Dominus David in cunctis
-14 Regnavit ergo David super univ. Israël
-17 Porro filii David, primi ad manum regis
19- 2 Dixitque David : Faciam misericordiam
Misitq. David nuntios ad consolandum eum
- 3 Tu forsitan putas quod David honoris causa
- 4 Igitur Hanon pueros David decalvavit
- 5 Qui cum abiissent et hoc mandassent David
- 8 Quod cum audisset David, misit Joab
-17 Quod cum nuntiatum esset David, congregavit
-18 Interfecit David de Syris septem millia
-19 Transfugerunt ad David et servierunt ei
20- 1 Porro David manebat in Jerusalem
- 2 Tulit a. David coronam Melchom de capite
- 3 Sic fecit David cunctis urbibus

1 *Par.* 20- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa fratris David
Qui ceciderunt in manu David et servorum
21- 1 Et concitavit David ut numeraret Israël
- 2 Dixitque David ad Joab et ad principes
- 5 Deditque Davidi numerum eorum, quos
- 8 Dixitque David ad Deum : Peccavi nimis
- 9 Et locutus est Dominus ad Gad Videntem Davidis, dicens
-10 Vade et loquere ad David, et dic ei
-11 Cumque venisset Gad ad David, dixit ei
-13 Et dixit David ad Gad : Ex omni parte
-16 Levansq. David oculos suos vidit Angelum
-17 Dixitque David ad Deum : Nonne ego sum
-18 Præcepit Gad ut diceret Davidi, ut ascenderet
-19 Ascendit ergo David juxta sermonem Gad
-21 Cum veniret David ad Ornan, conspexit eum Ornan
-22 Dixitque ei David : Da mihi locum areæ tuæ
-23 Dixit autem Ornan ad David : Tolle
-24 Dixitque ei rex David : Nequaquam ita fiet
-25 Dedit ergo David Ornan pro loco siclos auri
-28 Protinus ergo David, videns quod exaudisset eum Dominus
-30 Et non prævaluit David ire ad altare
22- 1 Dixitque David : Hæc est domus Dei
- 3 Atque juncturas præparavit David
- 4 Quæ... Tyrii deportaverant ad David
- 5 Et dixit David : Salomon filius meus
- 7 Dixitque David ad Salomonem
-17 Præcepit quoque David cunctis principibus
23- 1 Igitur David senex et plenus dierum
- 6 Et distribuit eos David per vices
-25 Dixit e. David : Requiem dedit Dominus
-27 Juxta præcepta quoque David novissima
24- 3 Divisit eos David... secundum vices suas
-31 Coram David rege et Sadoc et Ahimelech
25- 1 Igitur David et magistratus exercitus
26-26 Quæ sanctificavit David rex
-31 Quadrag. anno regni David recensiti sunt
-32 Præposuit a. eos David rex Rubenitis
27-18 Juda, Eliu frater David
-23 Noluit a. David numerare eos
-24 Non est relatus in fastos regis David
-31 Omnes hi, principes substantiæ regis David
-32 Jonathan a. patruus David consiliarius
28- 1 Convocavit igitur David omnes principes
-11 Dedit a. David Salomoni filio suo
-20 Dixit quoque David Salomoni
29- 1 Locutusq. est David ad omnem ecclesiam
- 9 Sed et David rex lætatus est gaudio magno
-20 Præcepit a. David universæ ecclesiæ
-22 Unxerunt secundo Salomonem filium David
-23 Seditque Salomon... pro David patre suo
-24 Et cuncti filii regis David dederunt manum
-26 Igitur David filius Isaï regnavit
-29 Gesta a. David regis priora et novissima
2 *Par.* 1- 1 Confortatus est ergo Salomon filius David
- 4 Arcam autem Dei adduxerat David
- 8 Fecisti cum David patre meo misericordiam
- 9 Quem pollicitus es David patre meo
2- 3 Sicut egisti cum David patre meo
- 7 Quos præparavit David pater meus
-12 Qui dedit David regi filium sapientem
-14 Cum artificibus domini mei David
-17 Post dinumerationem, qua dinumeravit David
3- 1 Qui demonstratus fuerat David patri ejus
In loco quem paraverat David in area
5- 1 Omnia, quæ voverat David pater suus
- 2 Ut adducerent arcam... de Civitate David
6- 4 Quod locutus est David patri meo opere complevit
- 6 Et elegi David ut constituerem eum
- 7 Cumque fuisset voluntatis David patris mei
-10 Et ego surrexi pro David patre meo et sedi
-15 Qui præstitisti servo tuo David patri meo
-17 Sermo tuus, quem locutus es servo tuo David
-42 Memento misericordiarum David servi tui
7- 6 Quæ fecit David rex ad laudandum Dom.
Hymnos David canentes per manus suas
-10 Super bono quod fecerat Dominus Davidi
-17 Sicut ambulavit David pater tuus
-18 Sicut pollicitus sum David patri tuo
8-11 Filiam vero Pharaonis transtulit de Civitate David
Non habitabit uxor mea in domo David
-14 Sic enim præceperat David homo Dei
9-31 Et sepelierunt eum in Civitate David
10-16 Non est nobis pars in David, neq. hæreditas
Tu autem pasce domum tuam, David
-19 Recessitque Israel a domo David
11-17 Ambulaverunt enim in viis David

2 *Par.* 11-18 Duxit a. Roboam... filiam Jerimoth, filii David
12-16 Sepultusque est in Civitate David
13- 5 Num ignoratis quod.. dederit regnum David
- 6 Filius Nabat, servus Salomonis filii David
- 8 Regno Domini, quod possidet per filios David
14- 1 Sepelieruntque eum in Civitate David
16-14 In sepulcro.. quod foderat sibi in Civitate David
17- 3 Ambulavit in viis David patris sui
21- 1 Et sepultus est cum eis in Civitate David
- 7 Noluit a. Dom. disperdere domum David
-12 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
-20 Et sepelierunt eum in Civitate David
23- 3 Sic locutus est Dominus super filios David
- 9 Deditque... lanceas, clypeosque et peltas regis David
-18 Levitarum, quos distribuit David in domo Domini
Juxta dispositionem David
24-16 Sepelieruntque eum in Civitate David
-25 Sepelieruntque eum in Civitate David
25-28 Sepelierunt eum cum patribus suis in Civitate David
27- 9 Et sepelierunt eum in Civitate David
28- 1 Non fecit rectum in conspectu Domini sicut David
29- 2 Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
-25 Secundum dispositionem David regis et Gad
-26 Steteruntque Levitæ tenentes organa David
-27 Organis, quæ David rex Israël præparaverat
-30 Ut laudarent Dominum sermonibus David
30-26 Qualis a diebus Salomonis filii David... non fuerat
32- 5 Instauravitque Mello in Civitate David
-30 Avertit eas subter ad occidentem urbis David
-33 Sepelierunt eum super sepulcra filiorum David
33- 7 Domo Dei, de qua locutus est Deus ad David
-14 Ædificavit murum extra Civitatem David
34- 2 (*Josias*) ambulavit in viis David patris sui
- 3 Cœpit quærere Deum patris sui David
35- 3 Quod ædificavit Salomon filius David rex
- 4 Sicut præcepit David rex Israël
-15 Juxta præceptum David et Asaph
1 *Esdr.* 3-10 Ut laudarent Deum per manus David regis Israel
8- 2 De filiis David, Hattus.
-20 De Nathinæis quos dederat David
2 *Esdr.* 3-15 Gradus qui descendunt de civitate David
-16 Bethsur, usque contra sepulcrum David
12-24 Et confiterentur juxta præceptum David
-35 In vasis cantici David viri Dei
-36 Ascenderunt in gradibus Civitatis David
In ascensu muri super domum David
-44 Et janitores juxta præceptum David
-45 Quia in diebus David et Asaph
Psal. 3- 1 Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom
4- 1 In finem, in carminibus, Psalmus David
5- 1 Pro ea quæ hæreditatem consequitur, Psalmus David
6- 1 In carminibus, Psalmus David, pro octava
7- 1 Psalmus David, quem cantavit Domino
8- 1 In finem, pro torcularibus, Psalmus David
9- 1 In finem, pro occultis.. Psalmus David
10- 1 In finem, Psalmus David
11- 1 In finem, pro octava, Psalmus David
12- 1 In finem, Psalmus David
13- 1 In finem, Psalmus David
14- 1 Psalmus David
15- 1 Tituli inscriptio, ipsi David
16- 1 Oratio David
17- 1 In finem, puero Domini David
-51 Faciens misericordiam Christo suo David
18- 1 In finem, Psalmus David
19- 1 In finem, Psalmus David
20- 1 In finem, Psalmus David
21- 1 Pro susceptione matutina, Psalmus David
22- 1 Psalmus David
23- 1 Prima sabbati, Psalmus David
24- 1 In finem, Psalmus David
25- 1 In finem, Psalmus David
26- 1 Psalmus David, priusquam liniretur
27- 1 Psalmus ipsi David. Ad te Domine clamabo
28- 1 Psalmus David. In consummatione tabern.
29- 1 Psalmus cantici. In dedicatione domus David
30- 1 In finem, Psalmus David, pro extasi
31- 1 Ipsi David intellectus. Beati quorum...
32- 1 Psalmus David. Exultate, justi
33- 1 Davidi, cum immutavit vultum suum
34- 1 Ipsi David. Judica, Domine, nocentes me
35- 1 In finem, servo Domini ipsi David
36- 1 Psalmus ipsi David. Noli æmulari...

Psal. 37- 1 Psalmus David in rememorationem de sabb.
38- 1 In finem, ipsi Idithun, canticum David
39- 1 In finem, Psalmus ipsi David
40- 1 In finem, Psalmus ipsi David
42- 1 Psalmus David. Judica me, Deus
50- 1 In finem, Psalmus David
51- 1 In finem, intellectus David
- 2 Venit David in domum Achimelech
52- 1 Pro Maëleth intelligentiæ David
53- 1 In carminibus intellectus David
- 2 Nonne David absconditus est apud nos?
54- 1 In finem in carminibus intellectus David
55- 1 David in tituli inscriptionem
56- 1 Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
57- 1 Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
58- 1 David in tituli inscriptionem, quando misit
59- 1 In tituli inscriptionem ipsi David
60- 1 In finem, in hymnis David
61- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus David
62- 1 Psalmus David, cum esset in deserto
63- 1 In finem, Psalmus David. Exaudi
64- 1 In finem, Psalmus David, canticum Jeremiæ
66- 1 In hymnis, Psalmus cantici David
67- 1 In finem, Psalmus cantici ipsi David
68- 1 Pro iis qui commutabuntur, David
70- 1 Psalmus David, filiorum Jonadab
71-20 Defecerunt laudes David filii Jesse
77-70 Et elegit David servum suum et sustulit
85- 1 Oratio ipsi David. Inclina, Domine
88- 4 Juravi David servo meo
-21 Inveni David servum meum
-36 Juravi in sancto meo, si David mentiar
-50 Sicut jurasti David in veritate tua
90- 1 Laus cantici David. Qui habitat...
92- 1 Laus cantici ipsi David in die ante sabbatum
93- 1 Psalmus ipsi David quarta sabbati
94- 1 Laus cantici ipsi David. Venite
95- 1 Canticum ipsi David, quando domus ædificabatur post captivitatem
96- 1 Huic David, quando terra ejus restituta est
97- 1 Psalmus ipsi David. Cantate Domino
98- 1 Psalmus ipsi David. Dominus regnavit
100- 1 Psalmus ipsi David. Misericordiam
102- 1 Ipsi David. Benedic, anima mea, Domino
103- 1 Ipsi David. Benedic, anima mea Domino
107- 1 Canticum Psalmi ipsi David. Paratum
108- 1 In finem, Psalmus David. Deus laudem...
109- 1 Psalmus David. Dixit Dominus Domino meo
121- 5 Sedes in judicio, sedes super domum David
130- 1 Canticum graduum David. Domine, non est
131- 1 Memento, Domine, David
-10 Propter David servum tuum, non avertas faciem Christi tui
-11 Juravit Dominus David veritatem
-17 Illuc producam cornu David, paravi lucern.
132- 1 Canticum graduum David. Ecce quam bonum
136- 1 Psalmus David Jeremiæ. Super flumina
137- 1 Ipsi David. Confitebor tibi, Domine
138- 1 Psalmus David. Domine, probasti me
139- 1 In finem, Psalmus David. Eripe me
140- 1 Psalmus David. Domine, clamavi ad te
141- 1 Intellectus David. Cum esset in spelunca
142- 1 Psalmus David. Quando persequebatur
143- 1 Psalmus David, adversus Goliath
-10 Qui redemisti David servum tuum
144- 1 Laudatio ipsi David. Exaltabo te
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis, filii David
Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerus.
Cant. 4- 4 Sicut turris David collum tuum
Eccli. 24-34 Posuit David puero suo excitare regem
45-31 Et testamentum David regi filio Jessæ
47- 1 Nathan propheta in diebus David
- 2 Et quasi adeps separatus a carne, sic David a filiis Israel
-25 Dedit autem reliquum Jacob et David
48-17 Gens perpauca, et princeps in domo David
-25 Et fortiter ivit in via David patris sui
49- 5 Præter David, et Ezechiam, et Josiam
Isai. 7- 2 Et nuntiaverunt domui David, dicentes
-13 Et dixit: Audite ergo, domus David
9- 7 Super solium David, et super regnum ejus sedebit
16- 5 In veritate, in tabernaculo David, judicans
22- 9 Et scissuras civitatis David videbitis
-22 Dabo clavem domus David super humerum
29- 1 Ariel civitas, quam expugnavit David
37-35 Propter me et propter David servum meum
38- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
55- 3 Et feriam... misericordias David fideles
Jerem. 13-13 Sedent de stirpe David super thronum ejus
17-25 Et principes sedentes super solium David
21-12 Domus David, hæc dicit Dominus
22- 2 Rex Juda, qui sedes super solium David

Jerem. 22- 4 Reges sedentes de genere David super thronum ejus
-30 Erit... vir qui sedeat super solium David
23- 5 Suscitabo David germen justum
29-16 Dicit Dom. ad regem qui sedet super solium David
30- 9 Servient Dom... et David regi suo
33-15 Germinare faciam David germen justitiæ
-17 Non interibit de David vir, qui sedeat
-21 Pactum meum irritum esse poterit cum David
-22 Sic multiplicabo semen David servi mei
-26 Semen Jacob et David servi mei projiciam
36-30 Non erit ex eo qui sedeat super solium David
Ezech. 34-23 Suscitabo... qui pascat eas, servum meum David
-24 ..... David princeps in medio eorum
37-24 Servus meus David rex super eos
-25 Et David servus meus princeps eorum
Osee. 3- 5 Quærent Dom. Deum suum et David regem
Amos. 6- 5 Sicut David putaverunt se habere vasa
9-11 Suscitabo tabernaculum David
Zach. 12- 7 Ut non magnifice glorietur domus David
- 8 Qui offenderit ex eis in die illa quasi David
Et domus David quasi Dei
-10 Effundam super domum David... spiritum gratiæ
-12 Familiæ domus David seorsum et mulieres
13- 1 Erit fons patens domui David
1 *Mac.* 1-35 Ædificaverunt civitatem David
2-31 Qui erat in Jerusalem civitate David
-57 David in sua misericordia consecutus est sedem
4-30 Qui contrivisti impetum potentis in manu servi tui David
7-32 Et fugerunt in Civitatem David
14-36 Et qui in Civitate David erant
2 *Mac.* 2-13 Congregavit... libros Prophetarum et David
Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi filii David
- 5 Jesse autem genuit David regem
- 6 David autem rex genuit Salomonem
-17 Itaque generationes ab Abraham usque ad David
Et a David usque ad transmigrationem Babylonis
-20 Fili David, noli timere accipere Mariam
9-27 Dicentes: Miserere nostri, fili David
12- 3 Non legistis quid fecerit David
-23 Dicebant: Numquid hic est filius David?
15-22 Miserere mei, Domine, fili David
20-30 Domine, miserere nostri, fili David
-31 Domine, miserere nostri, fili David
21- 9 Clamabant dicentes: Hosanna filio David
-15 Clamantes in templo et dicentes: Hosanna filio David
22-42 Cujus filius est? Dicunt ei: David.
-43 Quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum
-45 Si ergo David vocat eum Dominum
Marc. 2-25 Nunquam legistis quid fecerit David
10-47 Jesu, fili David, miserere mei,
-48 Fili David, miserere mei
11-10 Benedictum quod venit regnum... David
12-35 Dicunt Scribæ Christum filium esse David
-36 Ipse enim David dicit in Spiritu sancto
-37 Ipse ergo David dicit eum Dominum
Luc. 1-27 Cui nomen erat Joseph, de domo David
-32 Dabit... Deus sedem David patris ejus
-69 Erexit cornu salutis nobis, in domo David
2- 4 Ascendit autem... in Civitatem David
Eo quod esset de domo et familia David
-11 Qui est Christus Dominus, in Civitate David
3-31 Qui fuit Nathan, qui fuit David
6- 3 Nec hoc legistis quod fecit David
18-38 Jesu fili David, miserere mei
-39 Fili David, miserere mei
20-41 Quomodo dicunt Christum filium esse David
-42 Et ipse David dicit in libro Psalmorum
-44 David ergo Dominum illum vocat
Joan. 7-42 Quia ex semine David, et de Bethlehem castello, ubi erat David, venit Christus
Act. 1-16 Dixit Spiritus sanctus per os David
2-25 David enim dicit in eum: Providebam
-29 Liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David
-34 Non enim David ascendit in cœlum
4-25 Per os patris nostri David... dixisti
7-45 Quas expulit Deus... usque in diebus David
13-22 Suscitavit illis David regem
Inveni David filium Jesse
-34 Dabo vobis sancta David fidelia
-36 David e. in sua generatione cum ministrasset
15-16 Reædificabo tabernaculum David

Rom. 1- 3 Factus est ei ex semine David secundum carnem
4- 6 Sicut et David dicit beatitudinem hominis
11- 9 David dicit : Fiat mensa eorum in laqueum
2 Tim. 2- 8 Memor esto.. Christum resurrexisse a mortuis ex semine David
Hebr. 4- 7 Hodie in David dicendo, post tantum temporis
11-32 Deficiet enim me tempus enarrantem de... David
Apoc. 3- 7 Qui habet clavem David, qui aperit
5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
22-16 Ego sum radix et genus David

DE.

Gen. 2- 7 Formavit... Deus hominem de limo terræ
- 9 Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum
Deinceps omittitur.

DEA.

3 Reg. 11- 5 Colebat Salomon Astarthen deam Sidoniorum
-33 Et adoraverit Astarthen deam Sidoniorum
Act. 19-37 Neque sacrilegos, neque blasphemantes deam vestram

DEALBO.

Psal. 50- 9 Lavabis me et super nivem dealbabor
67-15 Nive dealbabuntur in Selmon
Isai. 1-18 Ut coccinum quasi nix dealbabuntur
Dan. 11-35 Dealbentur usque ad tempus præfinitum
12-10 Eligentur, et dealbabuntur
Matth. 23-27 Quia similes estis sepulcris dealbatis
Act. 23- 3 Percutiet te Deus, paries dealbate
Apoc. 7-14 Dealbaverunt eas in sanguine Agni

DEAMBULACRUM.

3 Reg. 7- 2 Et quatuor deambulacra inter columnas

DEAMBULATIO.

Ezech. 42- 4 Et ante gazophylacia deambulatio

DEAMBULO.

Gen. 3- 8 Cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso.
24-62 Eo autem tempore deambulabat Isaac
2 Reg. 11- 2 Et deambularet in solario domus regiæ
4 Reg. 4-35 At ille reversus, deambulavit in domo
Esth. 2-11 Qui deambulabat quotidie ante vestibulum
Job. 38-16 In novissimis abyssi deambulasti ?
Dan. 4-26 In aula Babylonis deambulabat
13- 7 Deambulabat in pomario viri sui
- 8 Videbant eam senes quotidie... deambulantem
-36 Cum deambularemus in pomario soli

DEARGENTATUS.

Psal. 67-14 Pennæ columbæ deargentatæ

DEAURO.

Exod. 25-11 Deaurabis eam auro mundissimo
26-29 Ipsas quoque tabulas deaurabis
-32 Quæ ipsæ quidem deauratæ erunt
-37 Et quinque columnas deaurabis
36-34 Ipsa autem tabulata deauravit
-36 Columnas... quas cum capitibus deauravit
1 Par. 29- 4 Ad deaurandos parietes templi
2 Par. 3- 4 Deauravit eam intrinsecus auro
Psal. 44-10 Astitit regin..in vestitu deaurato
Apoc. 18-16 Et deaurata erat auro et lapide pretioso

DEBBASETH.

Locus in tribu Zabulon inter mare et Sarid.

Josue. 19-11 Pervenit in Debbaseth, usque ad torrentem

DEBBORA.

Anno mundi 2740, *ante J. Ch.* 1314. *Erat Debbora prophetis, uxor Lapidoth, quæ judicabat populum Israel et sedebat sub palma quæ nomine illius vocabatur, inter Rama et Bethel, in monte Ephraim. Debboram, cum Israelem judicaret, viduam fuisse docet sanctus Ambrosius, lib.* de Viduis; *sanctus vero Hieronymus negat in* Epistola ad Furiam. *Hac in re nihil certi statui posse videtur. Judicabat populum sine tamen principatu; nam ante bellum, id non tulissent Jabin et Sisara; post bellum vero, judicis potestate præditus fuit Barac. Componebat tamen Debbora lites et controversias suorum, et tanquam ad sapientem fœminam et prophetidem concurrebant Israelitæ; ipsaque Barac excitavit et consilio juvit ad congregandum decem millia pugnatorum et expugnandum Jabin regem Chananæorum, cui tradiderat Dominus Israelem, quo in bello interfectus est Sisara, cujus tempora clavo confixit Jahel. Debbora et Barac simul Domino cecinerunt canticum carminis epinicii cujus effectrix et poëtria fuisse videtur prophetis Debbora; quod colligitur probabiliter quia Debbora Barac præponitur, cum dicitur* · Cecinerunt Debbora et Barac, *et quia pene ab omnibus Canticum Debboræ dicitur.*

Judic. 4- 4 Erat a. Debbora prophetissa uxor
- 9 Surrexit itaque Debbora, et perrexit
-10 Habens Debboram in comitatu suo
-14 Dixitque Debbora ad Barac : Surge
5- 1 Cecineruntque Debbora et Barac
- 7 Quieverunt : donec surgeret Debbora
-12 Surge, surge, Debbora, surge
-15 Duces Issachar fuere cum Debbora

DEBELAIM.

Pater Gomer quam accepit Osee propheta.

Osee. 1- 3 Accepit Gomer filiam Debelaim

DEBELLATOR.

Sap. 18-15 Durus debellator in mediam exterminii terram prosiluit

DEBELLO.

Isai. 7- 1 Et non potuerunt debellare eam
63-10 Conversus est eis... et ipse debellavit eos
Jerem. 21- 5 Debellabo ego vos in manu extenta
50-14 Debellate eam, non parcatis jaculis
1 Mac. 3-14 Debellabo Judam et eos qui cum ipso sunt
4-28 Congregavit Lysias... ut debellaret eos
5- 3 Et debellabat Judas filios Esaü
13-47 Et flexus Simon non debellavit eos
15-39 Mandavit ei... et debellare populum
2 Mac. 10-14 Gorgias a... frequenter Judæos debellabat

DEBEO.

Gen. 20- 9 Quæ non debuisti facere fecisti nobis
24- 5 Numquid reducere debeo filium tuum
34-31 Numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra ?
Exod. 4-15 Ostendam vob. quid agere debeatis
10-26 Ignoremus quid debeat immolari
12-42 Hanc observare debent omnes filii Israël
18-20 Ostendasque... viamque per quam ingredi debeant
21-13 Constituam tibi locum in quem fugere debeat
25- 3 Hæc sunt autem quæ accipere debetis
Levit. 6-20 Hæc est oblatio..quam offerre debent Dom.
7-25 Qui offerri debet in incensum Domini
10-18 Et comedere debueritis eam in sanctuario
11- 2 Hæc sunt animalia quæ comedere debetis de cunctis animantibus terræ
-13 Quæ de avibus comedere non debetis
-22 Comedere debetis, ut est bruchus in genere
-47 Quid comedere et quid respuere debeatis
13-57 Lepra volatilis... debet igne comburi
-59 Quomodo mundari debeat, vel contaminari
17- 5 Sacerdoti offerre debent filii Israel
21-23 Contaminare non debet sanctuarium meum
23- 4 Hæ sunt ergo feriæ.. quas celebrare debetis
Num. 4-19 Et divident quid portare quis debeat
-27 Scient singuli cui debeant oneri mancipari
6-17 Offerens... et libamenta quæ ex more debentur
8- 2 Contra eam partem... lucere debebunt
10-31 Per desertum castra ponere debeamus
12-14 Nonne debuerat... rubore suffundi ?
15-34 Nescientes quid super eo facere deberent
28- 3 Hæc sunt sacrificia quæ offerre debetis
35-11 Decernite quæ urbes esse debeant in præsidia
-28 Debuerat enim profugus... in urbe residere
36- 2 Ut... dares possessionem debitam patri
Deut. 1-18 Præcepique omnia quæ facere deberetis
-22 Per quod iter debeamus ascendere
-33 Locum, in quo tentoria figere deberetis
3-19 In urbibus remanere debebunt
4-14 Judicia, quæ facere deberetis in terra
12- 1 Hæc sunt... judicia quæ facere debetis
-23 Non debes animam comedere cum carnibus
14- 4 Hoc est animal quod comedere debetis
- 7 De his... comedere non debetis
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico vel proximo
18- 8 Ex paterna ei successione debetur
20-19 Nec securibus... debes vastare regionem
21-17 Et huic debentur primogenita
24-10 Cum repetes... rem aliquam, quam debet tibi
25- 7 Accipere uxorem... quæ ei lege debetur
Josue. 9- 7 Ne forte in terra quæ nobis sorte debetur, habitetis
24-15 Eligite... cui servire potissimum debeatis
Judic. 11-24 Nonne ea... tibi jure debentur?
13- 8 Et doceat nos quid debeamus facere
-12 Aut a quo se observare debebit?
16-10 Saltem nunc indica mihi quo ligari debeas
-13 Ostende quo vinciri debeas
20- 7 Decernite quid facere debeatis
-23 Debeo ultra procedere ad dimicandum
-28 Exire ultra debemus ad pugnam
21-11 Et hoc erit quod observare debebitis
Ruth. 3- 4 Ipse autem dicet tibi quid agere debeas
4- 4 Ut sciam quid facere debeam
- 5 Quæ uxor defuncti fuit, debes accipere
- 6 Posteritatem familiæ meæ delere debeo
1 Reg. 6- 3 Sed quod debetis, reddite ei
- 4 Quid... reddere debeamus ei ?
18-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David ,
2 Reg. 16-20 Inite consilium quid agere debeamus
17- 6 Locutus est Achitophel : facere debemus an non ?
21- 5 Ita delere debemus, ut ne unus quidem residuus sit
3 Reg. 1-20 Quis sedere debeat in solio tuo
22- 6 Ire debeo in Ramoth Galaad
-15 Ire debemus in Ramoth Galaad·
4 Reg. 5-13 Pater... certe facere debueras
11- 5 Iste est sermo, quem facere debetis
1 Par. 12-32 Ad præcipiendum quid facere deberet
21-24 Neque enim tibi auferre debeo
22- 5 Talis esse debet ut... nominetur
2 Par. 10- 9 Respondere quid debeo populo huic ?
18- 5 Ad bellandum ire debemus, an quiescere ?
-14 Ire debemus in Ramoth Galaad
20-12 Cum ignoremus quid agere debeamus
2 Esdr. 5-10 Concedamus quod debetur nobis
-14 Quæ ducibus debebantur, non comedimus
13- 1 Quod non debeant introire Ammonites
Tobiæ. 4- 4 Memor e. esse debes quæ et quanta pericula
6-12 Tibi debetur omnis substantia ejus
7-12 Timenti Deum debetur conjux filia tua
10- 5 Te non debuimus dimittere a nobis
Judith. 8-22 Memores esse debent quomodo..tentatus est
10-18 Non... pugnare contra eos debeamus
11-12 Quæ nec manibus deberent contingere
Esth. 2-15 Instabat dies, quo Esther... deberet intrare
3- 7 Gens Judæorum deberet interfici
6- 6 Quid debet fieri viro quem rex honorare desiderat ?
- 8 Debet indui vestibus regiis
16- 9 Nec putare debetis si diversa jubeamus
-20 Quibus debetis esse adminiculo
Job. 21- 4 Ut merito non debeam contristari
39-32 Qui arguit Deum debet respondere ei
Eccle. 11- 8 Meminisse debet tenebrosi temporis
Sap. 12-15 Qui non debet puniri, condemnare, exterum æstimas
-20 Si... et debitos morti... cruciasti attentione
13- 8 Iterum autem nec his debet ignosci
Isai. 5- 4 Quod debui ultra facere vineæ meæ
24- 2 Sicut qui repetit, sic qui debet
Jerem. 36-16 Nuntiare debemus regi omnes sermones
Baruc. 6-49 Quomodo ergo sentiri debeant
Zach. 7- 3 Quinto mense, vel sanctificare me debeo
1 Mac. 13-15 Pro argento quod debebat frater tuus
-39 Remittimus... et coronam quam debebatis
Matth. 3-14 Ego a te debeo baptizari
18-24 Unus qui debebat ei decem millia talenta
-28 Invenit unum... qui debebat ei centum denarios
Suffocabat eum, dicens: Redde quod debes.
23-16 Qui autem juraverit in auro templi, debet
-18 Quicumque a. juraverit in dono... debet
Marc. 2-22 Vinum novum in utres novos mitti debet
13-14 Cum autem videritis abominationem desolationis stantem, ubi non debet
Luc. 7-41 Unus debebat denarios quingentos
11- 4 Et ipsi dimittimus omni debenti nobis
16- 5 Dicebat primo : Quantum debes domino meo ?
- 7 Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ?
17-10 Quod debuimus facere, fecimus
Joan. 13-14 Et vos debetis alter alterius lavare pedes.
19- 7 Et secundum legem debet mori
Act. 15-38 Paulus a. rogabat eum... non debere recipi
17-29 Non debemus æstimare auro aut argento
21-21 Dicens non debere eos circumcidere filios
26- 9 Existimaveram me... debere multa contraria agere
Rom. 13- 8 Nemini quidquam debeatis
15- 1 Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere
-27 Debent et in carnalibus ministrare illis
1 Cor. 5-10 Alioquin debueratis de hoc mundo exiisse
9-10 Quoniam debet in spe, qui arat, arare
11- 7 Vir quidem non debet velare caput suum
-10 Debet mulier potestatem habere sup. caput

2 *Cor.* 12-11 Ego enim a vobis debui commendari
-14 Nec e. debent filii parentibus thesaurizare
Ephes. 5-28 Ita et viri debent diligere uxores suas
2*Thes.* 1- 3 Gratias agere debemus semper Deo pro vobis
2-12 Nos a. debemus gratias agere Deo semper
Phile. -18 Si autem aliquid nocuit tibi aut debet
-19 Non dicam tibi quod et te ipsum mihi debes
Hebr. 2-17 Unde debuit per omnia fratribus similari
5- 3 Propterea debet, quemadmodum pro populo
-12 Cum deberetis magistri esse propter tempus
Jacob. 5-20 Scire debet, quoniam qui converti fecerit
1 *Joan.* 2- 6 Debet, sicut ille ambulavit, et ipse ambulare
3-16 Et nos debemus pro fratribus animas ponere
4-11 Et nos debemus alterutrum diligere
3 *Joan.* - 8 Nos ergo debemus suscipere hujusmodi

DEBERA.

Locus in limite tribus Juda contra Benjamin.

Josue. 15- 7 Tendens usque ad terminos Debera

DEBILIS.

Deut. 12-15 Sive immundum fuerit, hoc est maculatum et debile
15-21 Aut in aliqua parte deforme vel debile
2 *Reg.* 4- 4 Erat a... Saül filius debilis pedibus
9- 3 Superest filius Jonathæ debilis pedibus
Eccli. 25-32 Manus debiles et genua dissoluta
Isai. 35- 3 Et genua debilia roborate
Malac. 1-14 Votum faciens immolat debile Domino
2*Mac.* 8-24 Vulneribus debilem factam fugere compulerunt
-28 Debilibus... et viduis, diviserunt spolia
-30 Diviserunt, æquam portionem debilibus
Matth. 15-30 Habentes secum... claudos, debiles et alios
18- 8 Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem
Marc. 9-42 Bonum est tibi debilem introire in vitam
Luc. 14-13 Voca... debiles, claudos et cæcos
-21 Pauperes ac debiles... introduc huc

DEBILITO.

Exod. 22-10 Et mortuum fuerit, aut debilitatum
-14 Et debilitatum aut mortuum fuerit
2*Esdr.* 4-10 Debilitata est fortitudo portantis
Judith. 15- 4 Debilitabant omnes quos invenire potuissent
2*Mac.* 12-22 Et gladiorum suorum ictibus debilitarentur

DEBITOR.

Isai. 58- 3 Et omnes debitores vestros repetitis
Ezech. 18- 7 Pignus debitori reddiderit, per vim nihil
Matth. 6-12 Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Luc. 7-41 Duo debitores erant cuidam fœneratori
13- 4 Putatis quia et ipsi debitores fuerint
16- 5 Convocatis itaque singulis debitoribus
Rom. 1-14 Sapientibus et insipientibus debitor sum
8-12 Ergo, fratres, debitores sumus non carni
15-27 Placuit enim eis, et debitores sunt eorum
Galat. 5- 3 Debitor est universæ legis faciendæ

DEBITUM.

Prov. 22-26 Et qui vades se offerunt pro debitis
Sap. 15- 8 Repetitus animæ debitum quam habebat
Eccli. 4- 8 Et redde debitum tuum, et responde illi
1 *Mac.* 15- 8 Et omne debitum regis: et quæ futura sunt
Matth. 6-12 Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
18-27 Dimisit eum, et debitum dimisit ei
-30 Misit eum in carcerem donec redderet debitum
-32 Omne debitum dimisi tibi
-34 Quoadusque redderet universum debitum
Rom. 4- 4 Non... secundum gratiam, sed secundum debitum
13- 7 Reddite ergo omnibus debita
1 *Cor.* 7- 3 Uxori vir debitum reddat... et uxor viro

DEBLATHA.

Desertum est Moabiticum et est pars deserti illius horribilis cujus meminit Moyses in Deut. cap. 8-15.

Ezech. 6-14 Faciam terram desolatam... a deserto Deblatha

DEBLATHAIM. *Urbs in regione Moab.*

Jerem. 48-22 Super Nabo et super domum Deblathaïm

DEBORA.

Anno mundi 2179, *ante J. Ch.* 1875. *Fuit hæc nutrix Rebeccæ uxoris Isaac et matris Jacob et Esaü. Cum Rebecca et cum Eliezer ex Haran venit in Chananæam ad Isaac. Tradunt Hebræi hanc Deboram a Rebecca remissam in Haran, ut inde revocaret Jacob, ac in itinere, dum cum Jacob rediret, mortuam esse. Sepulta est ad radices Bethel subter quercum; et vocatum est nomen loci illius: Quercus fletus, propter planctum quem ibi fecit familia Jacob.*

Gen. 35- 8 Mortua est Debora nutrix Rebeccæ

DECACHORDUM.

Psal. 91- 4 In decachordo psalterio, cum cantico
143- 9 In psalterio decachordo psallam tibi

DECALVO.

1 *Par.* 19- 4 Pueros David decalvavit et rasit
2*Esdr.* 13-25 Et cecidi ex eis viros, et decalvavi eos
Isai. 3-17 Decalvabit Dominus verticem... Sion
Ezech. 29-18 Omne caput decalvatum et omnis humerus depilatus est
Mich. 1-16 Decalvare et tondere super filios
1 *Cor.* 11- 5 Unum enim est ac si decalvetur
- 6 Turpe est mulieri tonderi aut decalvari

DECANI.

Exod. 18-21 Constitue ex eis tribunos... et decanos
-25 Constituit eos principes... et decanos
Deut. 1-15 Constitui eos principes... ac decanos

DECANTO.

Deut. 31-19 Memoriter teneant et ore decantent
Sap. 10-20 Decantaverunt, Domine, nomen sanctum tuum
18- 9 Justos, patrum jam decantantes laudes
Isai. 54- 1 Decanta laudem et hinni quæ non pariebas

DECAPOLIS.

Erat regio decem civitatum, partim cis, partim trans Jordanem, in evangelica historia celebris, a Septentrione Libanum montem et Damascum, ab Occidente Sidonem urbem, a Meridie Bethsan, quæ et Scythopolis appellatur et quam dicit Josephus esse maximam, fines habebat; ad Orientem trans Jordanem et mare Galilææ ultra Gadaram, Hippum et Pellem sese extendebat. Porro civitates, a quibus regio Decapolis dicta est, hæ censentur: Cæsarea Philippi, Asor, Cedes, Nephthalim, Sephet, Corozaïn, Capharnaüm, Bethsaida, Jotapata, Tiberiade et Bethsan, quæ est Scythopolis.

Matth. 4-25 Secutæ sunt..... de Galilæa et Decapoli
Marc. 5-20 Abiit et cœpit prædicare in Decapoli
7-31 Venit... inter medios fines Decapoleos

DECEDO.

2*Mac.* 6-31 Iste quidem hoc modo vita decessit

DECEM.

Gen. 5-14 Dies Caïnan nongenti decem anni
11-25 Genuit Thare, centum decem et novem annis
14-14 Numeravit... vernaculos suos trecentos decem et octo
16- 3 Post annos decem quam habitare cœperant
18-32 Quid si inventi fuerint ibi decem?
Dixit: Non delebo propter decem
24-10 Tulitque decem camelos de grege domini
-22 Protulit... et armillas... pondo siclorum decem
-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
31- 7 Mutavit mercedem meam decem vicibus
-41 Immutasti quoque mercedem meam decem vicibus
32-15 (*Separavit*) asinas viginti et pullos earum decem
42- 3 Descendentes... fratres Joseph decem
45-23 Addens et asinos decem qui subveherent
47-28 Vixit in ea decem et septem annis
50-22 Vixitque centum decem annis
Exod. 26- 1 Decem cortinas de bysso retorta.... facies
27-12 Columnæ decem, basesque totidem
34-28 Scripsit in tabulis verba fœderis decem
36- 8 Fecerunt que... cortinas decem de bysso
-21 Decem cubitorum erat longitudo tabulæ
38-12 Columnæ decem cum basibus suis æneæ
Levit. 26- 8 Et centum de vobis decem millia
-26 Decem mulieres in uno clibano coquant
27- 5 Masculus dabit viginti siclos: fœmina decem
- 7 Masculus dabit quindecim siclos: fœmina decem
Num. 7-14 (*Obtulit*...) mortariolum ex decem siclis aureis
-20 Mortariolum aureum habens decem siclos
-26 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-32 *Idem.* 38 *idem.* 44 *idem.* 50 *idem.* 56 *idem.*
-62 *Idem.* 68 *idem.* 74 *idem.* 80 *idem.*
11-19 Nec duobus, vel quinque aut decem
-32 Congregavit coturnicum qui parum, decem coros
14-22 Tentaverunt me jam per decem vices
29-23 Die quarto offeretis vitulos decem
Deut. 4-13 Decem verba quæ scripsit
10- 4 Scripsitque in tabulis... verba decem
32-30 Et duo fugent decem millia?
Josue. 15-57 Civitates decem et villæ earum
17- 5 Ceciderunt funiculi Manasse, decem
19-38 Civitates decem et novem
21- 5 Dimidia tribu Manasse, civitates decem
-26 Omnes civitates decem et suburbana
22-14 Et decem principes cum eo (*miserunt*)
24-29 Mortuus est.. Josue.. centum et decem annorum
Judic. 1- 4 Percusserunt in Bezec decem millia virorum
2- 8 Mortuus est.. Josuë.. centum et decem annorum
3-14 Servieruntque filii Israël... decem et octo annis
-29 Sed percusserunt... circiter decem millia
4- 6 Tollesq. tecum decem millia pugnatorum
-10 Ascendit cum decem millibus pugnatorum
-14 Et decem millia pugnatorum cum eo
6-27 Assumptis ergo Gedeon decem viris
7- 3 Tantum decem millia remanserunt
10- 8 Vehementer oppressi per annos decem et octo
12-11 Et judicavit Israël decem annis
17-10 Daboque tibi per annos singulos decem argenteos
20-10 Decem viri eligantur e centum
Et mille de decem millibus
-25 Ut decem et octo millia virorum... prosternerent
-34 Alia decem millia virorum... provocabant
-44 Interfecti sunt, decem et octo millia virorum
21-10 Miserunt itaque decem millia viros
Ruth. 1- 4 Manseruntque ibi decem annis
4- 2 Tollens a. Booz decem viros de senioribus
1 *Reg.* 1- 8 Non ego melior tibi sum, quam decem filii?
14-22 Erant cum Saül quasi decem millia
15- 4 Et decem millia virorum Juda
17-17 Accipe .. et decem panes istos
-18 Et decem formellas casei has deferes
18- 7 Percussit Saül mille et David decem millia
- 8 Dederunt David decem millia,
21-11 Percussit Saül mille et David decem millia
25- 5 Misit decem juvenes et dixit eis
-38 Cumque pertransissent decem dies
29- 5 Percussit... et David in decem millibus suis
2 *Reg* 2-30 Defuerunt de pueris David decem
8-13 Cum reverteretur... cæsis decem et octo millibus
15-16 Dereliquit rex decem mulieres concubinas
18- 3 Quia tu unus pro decem millibus computaris
-11 Ego dedissem tibi decem argenti siclos
-15 Cucurrerunt decem juvenes armigeri
19-43 Decem partibus major ego sum apud regem
20- 3 Tulit decem mulieres concubinas
3 *Reg.* 4-23 Decem boves pingues et viginti boves
5-14 Mittebatq. eos in Libanum, decem millia
6- 3 Et habebat decem cubitos latitudinis
-23 Et fecit..duos cherubim.. decem cubitorum
-24 Id est, decem cubitos habentes
-25 Decem quoque cubitorum erat cherub secundus
-26 Habebat unus cherub decem cubitorum
7-10 Lapidibus magnis decem siv. octo cubitorum
-15 Finxit..columnas...decem et octo cubitorum
-24 Circuibat illud decem cubitis ambiens mare
-37 In hunc modum fecit decem bases
-38 Fecit quoque decem luteres æneos
Id est, decem bases, posuit.
-39 Constituit decem bases, quinque ad dexteram
-43 Et bases decem, et luteres decem super bases
11-31 Tolle tibi decem scissuras
Scindam regnum... et dabo tibi decem tribus
-35 Auferam a. regnum... et dabo tibi decem tribus
14- 3 Tolle quoque in manu tua decem panes
-21 Decem et septem annos regnavit in Jerusal.
4 *Reg.* 5- 5 Cum... et tulisset secum decem talenta
Et decem mutatoria vestimentorum
13- 1 In Samaria decem et septem annis
- 7 Nisi quinquaginta equites, et decem currus
Et decem millia peditum
14- 7 Percussit Edom in valle Salinarum decem millia
15-17 Regnavit Man.... super Israël decem annis
20- 9 Vis ut ascendat umbra decem lineis
-10 Facile est umbram crescere decem lineis
Sed ut revertatur retrorsum decem gradibus
-11 In horologio Achaz retrorsum decem gradib.
24- 8 Decem et octo annorum erat Joachin
-14 Exercitus, decem millia, in captivitatem
25-17 Decem et octo cubitos altitudinis habebat
-25 Venit Ismahel... et decem viri cum eo

1 Par. 6-61 Tribu Manasse in possessionem urbes decem
7-11 Omnes... decem et septem millia et ducenti
12-31 Manasse decem et octo millia
18-12 In valle Salinarum decem et octo millia
26- 9 Et fratres eorum robustissimi decem et octo
29- 7 Auri talenta quinque millia et solidos decem millia : argenti talenta decem millia, et æris talenta decem et octo millia :
2 Par. 4- 1 Et decem cubitorum altitudinis
- 2 Decem cubitis a labio usque ad labium
- 3 Et decem cubitis quædam extrinsecus cælaturæ
- 6 Fecit quoque conchas decem ; et posuit
- 7 Fecit autem et candelabra aurea decem ,
- 8 Necnon et mensas decem ; et posuit eas in templo
11-21 Nam uxores decem et octo duxerat
12-13 Et decem et septem annis regnavit in Jerusalem,
14- 1 In cujus diebus quievit terra annis decem
25-11 Percussitque filios Seïr decem millia.
-12 Et alia decem millia virorum ceperunt
27- 5 Dederuntq... decem millia coros tritici
30-24 Dederant... tauros mille, et oves decem millia
36- 9 Tribus mensibus ac decem diebus regnavit
1 Esdr. 1-10 Scyphi argentei secundi quadringenti decem
2-39 Filii Harim mille decem et septem
8- 9 Et cum eo ducenti decem et octo viri
-12 Johanan filius Eccetan et cum eo centum et decem viri
-18 Filios ejus et fratres ejus decem et octo,
-24 Et cum eis de fratribus eorum decem
2 Esdr. 4-12 Per decem vices, ex omnibus locis
5-18 Et inter dies decem vina diversa ,
7-11 Duo millia octingenti decem et octo.
-42 Filii Arem, mille decem et septem
11- 1 Ut tollerent unam partem de decem, qui habitaturi essent in Jerusalem
Tobiæ. 1-16 Habuisset decem talenta argenti :
4-21 Dedisse me decem talenta argenti
Esth. 3- 9 Decem millia talentorum appendam arcariis
9- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ hostis Judæorum,
-12 Interfecerunt... et alios decem filios Aman
9-14 Et decem filii Aman suspensi sunt.
Psal. 32- 2 In psalterio decem chordarum psallite illi
67-18 Currus Dei decem millibus multiplex
90- 7 Et decem millia a dextris tuis :
Eccle. 7-20 Sapientia confortavit sapientem super decem principes civitatis
Sap. 7- 2 Decem mensium tempore coagulatus sum
Eccli. 41- 6 Sive decem, sive centum, sive mille anni
47- 7 Sic in decem millibus glorificavit eum
Isai. 5-10 Decem enim jugera vinearum facient lagunculam
38- 8 Descenderat... in sole, retrorsum decem lineis.
Et reversus est sol decem lineis , per gradus
Jerem. 32- 9 Appendi ei argentum septem stateres et decem argenteos
41- 1 Et optimates regis et decem viri cum eo,
- 2 Decem viri qui cum eo erant
- 8 Decem autem viri reperti sunt inter eos,
42- 7 Cum autem completi essent decem dies,
52-21 Decem et octo cubiti altitudinis erant
Ezech. 40-11 Latitudinem liminis portæ decem cubitorum
41- 2 Latitudo portæ, decem cubitorum
42- 4 Deambulatio decem cubitorum latitudinis
45- 1 Et latitudine decem millia : sanctificatum
- 3 Et latitudinem decem millium et in ipso erit
- 5 Et decem millia latitudinis erunt Levitis
-14 Decima pars cori... et decem bati corum faciunt :
Quia decem bati implent corum
48- 9 Quinque millibus et latitudo decem millibus
-13 Millia longitud. et latitudinis decem millia :
Et quinque millium, et latitudo decem millium.
-18 Primitias sanctuarii decem millia in Orientem ; et decem millia in Occidentem
-35 Per circuitum decem et octo millia :
Dan. 1-12 Tenta nos, obsecro, servos tuos diebus decem
-14 Hujuscemodi tentavit eos diebus decem
-15 Post dies autem decem, apparuerunt vultus
7- 7 Et habebat cornua decem.
-20 De cornibus decem, quæ habebat in capite,
-24 Porro cornua decem ipsius regni, decem reges erunt :
Amos. 5- 3 Relinquentur in ea decem in domo Israël.
6- 9 Si reliqui fuerint decem viri in domo una,
Aggæi. 2-17 Cum accederetis ad acervum viginti modiorum, et fierent decem :
Zach. 5- 2 Et latitudo ejus decem cubitorum.
8-23 In quibus apprehendent decem homines
1 Mac. 4-29 Occurrit illis Judas cum decem millibus viris.
10-74 Et elegit decem millia virorum, et exiit
2 Mac. 12-19 Peremerunt... decem millia viros.
13- 2 Habentem peditum centum decem millia,
Matth. 18-24 Unus qui debebat ei decem millia talenta.
20-24 Et audientes decem, indignati sunt
25- 1 Tunc simile erit regnum cœlorum decem virginibus :
-28 Et date ei, qui habet decem talenta.
Marc. 10-41 Et audientes decem, cœperunt indignari
Luc. 13- 4 Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit
-11 Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo :
-16 Ecce decem et octo annis non oportuit solvi
14-31 Si possit cum decem millibus occurrere ei,
15- 8 Aut quæ mulier habens drachmas decem,
17-12 Occurrerunt ei decem viri leprosi,
-17 ...Dixit : Nonne decem mundati sunt ?
19-13 Vocatis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos : Negotiamini
-16 Domine, mna tua decem mnas acquisivit.
-17 Eris potestatem habens super decem civitates.
-24 Et date illi, qui decem mnas habet.
-25 Dixerunt ei : Domine, habet decem mnas.
Act. 25- 6 Dies non amplius quam octo aut decem,
1 Cor. 4-15 Si decem millia pædagogorum habeatis
14-19 Quam decem millia verborum in lingua
Apoc. 2-10 Et habebitis tribulationem diebus decem :
12- 3 Habens capita septem, et cornua decem :
13- 1 Habentem capita septem, et cornua decem, et super cornua ejus decem diademata :
17- 3 Habentem capita septem, et cornua decem.
- 7 Quæ habet capita septem et cornua decem
-12 Et decem cornua quæ vidisti , decem reges sunt
-16 Et decem cornua, quæ vidisti in bestia

DECEPTIO.

Sap. 14-21 Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio
Dan. 2- 9 Quod interpretationem quoque fallacem et deceptione plenam composueritis
Mich. 1-14 Domus mendacii in deceptionem regibus Isr.
1 Mac. 16-17 Et fecit deceptionem magnam in Israël,
Marc. 4-19 Et ærumnæ sæculi et deceptio divitiarum
2 Petr. 3- 3 In novissimis diebus, in deceptione illusores

DECERNO.

Levit. 13-17 Considerabit... et mundum esse decernet
Num. 6-13 Cum dies, quos ex voto decreverat
24-11 Decreveram quidem magnifice honorare te
35-11 Decernite quæ urbes esse debeant in præsidia
Josue. 9-27 Decrevitq. in illo die eos esse in ministerio
20- 7 Decreveruntque Cedes in Galilæa
Judic. 19-30 Et in commune decernite quid facto opus sit
20- 7 Decernite quid facere debeatis
Ruth. 1-18 Obstinato animo Ruth decrevisset secum
1 Reg. 27-11 Et hoc erat decretum illi omnibus diebus
3 Reg. 20-40 Hoc est judicium t. quod ipse decrevisti
2 Par. 2- 1 Decrevit a. Salomon ædificare domum
30- 2 Decreverunt ut facerent Phase
- 5 Decreverunt ut mitterent nuntios
32- 3 Hoc omnium decernente sententia
1 Esdr. 6- 3 Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur
7-13 A me decretum est ut cuicumque placuerit
-21 Decrevi omnibus custodibus arcæ publicæ
10- 4 Surge, tuum est decernere
Esth. 3- 9 Si tibi placet, decerne ut pereat
9-19 Diem... conviviorum et gaudii decreverunt
13- 9 Si decreveris salvare Israël
Job. 22-28 Decernes rem et veniet tibi
Prov. 8-15 Legum conditores juxta decernunt
-16 Et potentes decernunt justitiam
31- 9 Aperi os tuum , decerne quod justum est
Isai. 14-27 Dominus enim exercituum decrevit
Dan. 4-14 In sententia vigilum decretum est
1 Mac. 6-23 Nos decrevimus servire patri tuo
10-34 Sabbata et neomeniæ et dies decreti
11-33 Quæ justa sunt... decrevimus benefacere
2 Mac. 3-23 Heliodorus autem quod decreverat
10- 8 Decreverunt communi præcepto et decreto
11-36 Ut decernamus, sicut congruit vobis
15-36 Omnes communi consilio decreverunt
Act. 4-28 Et consilium tuum decreverunt fieri
16- 4 Dogmata, quæ erant decreta ab Apostolis
Colos. 2-20 Quid adh... viventes in mundo decernitis ?

DECERPENS.

Baruc. 6-27 Similiter et mulieres eorum decerpentes

DECERTO.

Joan. 18-36 Ministri mei utique decertarent

DECET.

Psal. 32- 1 Rectos decet collaudatio
64- 2 Te decet hymnus, Deus, in Sion
92- 5 Domum tuam decet sanctitudo
Prov. 17- 7 Non decent stultum verba composita
19-10 Non decent stultum deliciæ
Eccli. 32- 4 Loquere major natu, decet enim te
1 Mac. 12-11 Sicut fas est et decet meminisse fratrum
Matth. 3-15 Sic e. decet nos implere omnem justitiam
1 Cor. 11-13 Decet mulierem non velatam orare Deum?
Ephes. 5- 3 Nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos
1 Tim. 2-10 Sed quod decet mulieres, promittentes pietatem
Tit. 2- 1 Tu a. loquere quæ decent sanam doctrinam
Hebr. 2-10 Decebat enim eum, propter quem omnia
7-26 Talis enim decebat ut nobis esset pontifex

DECIDO.

Levit. 19-10 Neque... et grana decidentia congregabis
Judith. 14- 4 Decidet super eos timor
Psal. 5-11 Decidant a cogitationibus suis
7- 5 Decidam merito ab inimicis meis inanis
36- 2 Olera herbarum cito decident
89- 6 Vespere decidat, induret et arescat
Sap. 4-19 Erunt post hæc decidentes sine honore
7- 3 In similiter factam decidi terram
17-15 Deinde si quisquam ex illis decidisset
Eccli. 19- 1 Qui spernit modica , paulatim decidet
Isai. 28- 1 Væ... ebriis Ephraïm, et flori decidenti
- 4 Erit flos decidens gloriæ exultationis ejus
-20 Coangustatum est enim stratum ita ut alter decidat
1 Mac. 1- 6 Et posthæc decidit in lectum
6- 8 Commotus est valde et decidit in lectum
2 Mac. 2-14 Ea quæ deciderant per bellum.. congregavit
Marc. 13-25 Stellæ cœli erunt decidentes
Act. 15-16 Reædificabo tabernaculum David quod decidit
22- 7 Et decidens in terram audivi vocem
26-14 Omnesque nos cum decidissemus in terram
Jacob. 1-11 Arefecit fœnum et flos ejus decidit
5-12 Ut non sub judicio decidatis
1 Petr. 1-24 Exaruit fœnum et flos ejus decidit

DECIES.

2 Par. 14- 9 Cum exercitu suo decies centena millia
Job. 19- 3 En decies confunditis me
Baruc. 4-28 Decies tantum iterum convertentes requiretis eum
Dan. 7-10 Decies millies centena millia assistebant

DECIMA.

Gen. 14-20 Et dedit ei decimas ex omnibus
28-22 Quæ dederis mihi decimas offeram tibi
Exod. 22-29 Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere
Levit. 27-30 Omnes decimæ terræ... Domini sunt
-31 Si quis a. voluerit redimere decimas suas
-32 Omnium decimarum... quidquid decimum venerit
Num. 18-21 Levi dedi omnes decimas Israëlis
-24 Decimarum oblatione contenti
-26 Cum acceperitis a filiis Israël decimas
Offerte Domino, id est, decimam partem decimæ
-29 Omnia quæ offeretis ex decimis
-30 Si... meliora quæque obtuleritis ex decimis
Deut. 12- 6 Et offeretis in loco illo... decimas
-11 Conferetis holocausta, et hostias ac decimas
-17 Non poteris comedere in oppidis t. decimam
14-23 Et comedes in conspectu Dom... decimam
26-12 Quando compleveris decimam cunctarum
Anno decimarum tertio, dabis Levitæ
2 Par. 31- 5 Omnium quæ gignit humus decimas obtulerunt
- 6 Obtulerunt decimas boum et ovium
Decimasque sanctorum quæ voverant Domino
-12 Intulerunt, tam primitias, quam decimas
2 Esdr. 10-37 Ipsi Levitæ decimas accipient
-38 Erit a. sacerdos... cum Levitis, in decimis
12-43 Recensuerunt... ad primitias et ad decimas
13- 5 Ibi erant ante eum reponentes...et decimam
-12 Omnis Juda apportabat decimam frumenti
Tobiæ. 1- 6 Et decimas suas fideliter offerens
Eccli. 35-11 In exultatione sanctifica decimas tuas
Ezech. 20-40 Ibi quæram... et initium decimarum vestrarum
Amos. 4- 4 Et afferte... tribus diebus decimas vestras
Malac. 3- 8 In quo configimus te ? In decimis,
-10 Inferte omnem decimam in horreum
1 Mac. 3-49 Et attulerunt... et primitias et decimas
10-31 Et decimæ et tributa ipsius sint
11-35 Et alia quæ ad nos pertinebant decimarum

Luc. 18-12 Decimas do omnium quæ possideo
Hebr. 7- 2 Cui et decimas omnium divisit Abraham
– 4 Et decimas dedit de præcipuis Abraham
– 5 Mandatum habent decimas sumere a populo
– 6 Decimas sumpsit ab Abraham
– 8 Decimas morientes homines accipiunt
– 9 Et Levi, qui decimas accepit, decimatus est

DECIMATIO.

Tobiæ. 1- 7 Advenis ministraret omnem decimationem
Isai. 6-13 Et adhuc in ea decimatio et convertetur

DECIMO.

Matth. 23-23 Qui decimatis mentham et anethum
Luc. 11-42 Quia decimatis mentham et rutam
Hebr. 7- 9 Per Abraham et Levi... decimatus est

DECIMUS.

Gen. 8- 5 Decrescebant usque ad decimum mensem
Decimo enim mense, prima die mensis
Exod. 12- 3 Decima die mensis hujus tollat unusquisque agnum
16-36 Gomor autem decima pars est ephi
29-40 Decimam partem similæ conspersæ oleo
Levit. 5-11 Offeret .. similæ part. ephi decimam
6-20 Decimam partem ephi offerent similæ
14-10 Assumet... et tres decimas similæ
-21 Assumet agnum... decimamque partem similæ
16-29 Decima die mensis affligetis animas
23-13 Offerentur cum eo, duæ decimæ similæ
-17 Panes primitiarum duos de duabus decimis
-27 Decimo die mensis hujus septimi
24- 5 Qui singuli habebunt duas decimas
25- 9 Et clanges buccina... decima die mensis
27-32 Quidquid decimum venerit, sanctificabitur
Num. 5-15 Et offeret... decimam partem sati farinæ
7-66 Die decimo princeps filiorum Dan, Ahiezer
15- 4 Offeret... decimam partem ephi
– 6 Erit sacrificium similæ duarum decimarum
– 9 Dabis per singulos boves similæ tres decimas
18-26 Offerte Domino, id est, decimam partem decimæ
28- 5 Decimam partem ephi similæ, quæ conspersa sit
– 9 Die a. sabbati offeretis... et duas decimas
-12 Et tres decimas similæ oleo conspersæ
Duas decimas similæ oleo conspersæ
-13 Et decimam decimæ similæ ex oleo
-20 Tres decimas per singulos vitulos
Et duas decimas per arietem
-21 Et decimam decimæ per agnos singulos
-28 Similæ oleo conspersæ tres decimas
-29 Per agnos decimam decimæ
29- 3 Tres decimas per singulos vitulos
Duas decimas per arietem
– 4 Unam decimam per agnum
– 7 Decima quoque die mensis hujus
– 9 Tres decimas per singulos vitulos
Duas decimas per arietem
-10 Decimam decimæ per agnos singulos
-14 Tres decimas per vitulos singulos
Et duas decimas arieti uno
-15 Decimam decimæ agnis singulis...
Deut. 14-22 Decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis
-28 Anno tertio separabis aliam decimam
23- 2 Usque ad decimam generationem
– 3 Post decimam generationem non intrabunt ecclesiam
Josue. 4-19 Populus autem ascendit de Jordane decimo die mensis primi
4 Reg. 3- 1 Regnavit super Israël in Samaria anno decimo octavo Josaphat regis Judæ
15- 1 Anno decimo septimo Phacee filii Romeliæ
25- 1 Mense decimo, decima die mensis, venit Nabuchodonosor
1 Par. 12-13 Jeremias decimus, Machbanaï undecimus
24-11 Nona Jesua, decima Sechenia
-13 Tertia decima Hoppha, decima quarta Isb.
-14 Decima quinta Belga
Decima sexta Emmer
-15 Decima septima Hezir
Decima octava Aphses
-16 Decima nona Pheteïa, vigesima Hezechiel
25-17 Decima Semeiæ, filiis et fratribus ejus duodecim
27-13 Decimus, mense decimo, Maraï, et ipse Netophathites
2 Par. 15-10 Mense tertio, anno decimo quinto regni Asa
1 Esdr. 10-16 Et sederunt in die primo mensis decimi
2 Esdr. 10-37 Ad gazophylacium Dei nostri, et decimam partem terræ nostræ Levitis
-38 Levitæ offerent decimam partem decimæ

Esth. 2-16 Ducta est... mense decimo, qui vocatur Tebeth
Eccli. 25- 9 Et decimum dicam in lingua hominibus
Jerem. 32- 1 In anno decimo Sedeciæ regis Juda
Ipse est annus decimus octavus Nabuchod.
39- 1 Mense decimo, venit Nabuchodonosor
52- 4 An. nono.. in mense decimo, decima mensis
-12 In mense autem quinto, decima mensis
Baruc. 1- 8 Revocare in terram Juda decima die mensis Sivan
Ezech. 20- 1 In decima mensis, venerunt viri de senioribus
24- 1 Mense decimo, decima die mensis
29- 1 Anno decimo, decimo mense undecima die
33-21 In decimo mense, in quinta mensis transmigrationis
40- 1 In exordio anni decima mensis, quarto decimo anno
45-11 Ut capiat decimam partem cori batus et decimam partem cori ephi
-14 Batus olei decima pars cori est
Zach. 8-19 Jejunium decimi erit domui Juda
2 Mac. 5-27 Judas autem Machabæus qui decimus fuerat
Joan. 1-39 Manserunt..hora autem quasi decima
Apoc. 11-13 Et decima pars civitatis cecidit, et occisa sunt
21-20 Nonum, Topazius: decimum, Chrysoprasus

DECIPIO.

Gen. 3-13 Quæ respondit : Serpens decepit me
Levit. 19-11 Nec decipiet unusquisque proximum
Num. 25-18 Et decepere insidiis per idolum Phogor
31-16 Nonne istæ sunt quæ deceperunt filios Israël
Deut. 4-16 Ne forte decepti faciatis vobis sculptam
-19 Et errore deceptus adores ea et colas quæ cr.
-25 Deceptique feceritis vobis aliquam similitudinem
11-16 Cavete ne forte decipiatur cor vestrum
30-17 Errore deceptus adoraveris deos alienos
Josue. 9-22 Dixit eis : Cur nos decipere fraude voluistis
Judic. 9-36 Quasi capita hominum et hoc errore deceperis
11-35 Heu me! filia mea decepisti me
Et ipsa decepta es
16- 5 Decipe eum, et disce ab illo in quo habeat
-13 Usquequo decipis me
2 Reg. 3-25 Venit ad te ut deciperet te
3 Reg. 22-20 Quis decipiet Achab regem Israël?
-21 Stetit coram Domino, et ait : Ego decipiam illum
-22 Et dixit Dominus : Decipies, et prævalebis
4 Reg. 18-32 Nolite audire Ezechiam qui vos decipit,
2 Par. 18-19 Quis decipiet Achab regem Israël
-20 Et ait : Ego decipiam eum. Cui Dominus : In quo, inquit, decipies?
-21 Dixitque Dominus : Decipies, et prævalebis
32-11 Num Ezechias decipit vos, ut tradat morti
-15 Non vos ergo decipiat Ezechias
Judith. 16-10 Accepit stolam novam ad decipiendum ill.
Esth. 16- 6 Alios æstimantes callida fraude decipiunt
Job. 12-16 Novit et decipientem, et eum qui decipitur
-24 Decipit eos ut frustra incedant per invium
13- 9 Aut decipietur, ut homo, vestris fraudulentiis
15-31 Non credet frustra errore deceptus
31- 9 Si deceptum est cor meum super muliere
Psal. 14- 4 Qui jurat proximo suo, et non decipit
61-10 Ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum
76- 3 Deum exquisivi..et non sum deceptus
Prov. 5-23 In multitudine stultitiæ suæ decipietur
7-25 Neque decipiaris semitis ejus
11- 9 Simulator ore decipit amicum suum
12-26 Iter autem impiorum decipiet eos
28-10 Qui decipit justos in via mala
-23 Magis quam ille qui per linguæ blandimenta decipit
Eccle. 2- 2 Et gaudio dixi : Quid frustra deciperis ?
7- 6 Melius est a sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi
Sap. 4-11 Aut ne fictio deciperet animam illius
Eccli. 13-26 Diviti decepto multi recuperatores
-27 Humilis deceptus est, insuper et arguitur
Isai. 3-12 Qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt
19-13 Principes Mempheos deceperunt Ægyptum
37-10 Non te decipiat Deus tuus
47-10 Sapientia tua et scientia tua hæc decepit te
Jerem. 4-10 Heu! Domine Deus, ergo-ne decepisti populum
20-10 Si quo modo decipiatur et prævaleamus
23-13 Prophetabant in Baal, et decipiebant populum meum Israël
-16 Nolite audire... qui prophetant vobis, et decipiunt vos
37- 8 Hæc dicit Do. : Nolite decipere animas vestr.
42-20 Quia decepistis animas vestras

Jerem. 49-16 Arrogantia tua decepit te et superbia cordis
Thren. 1-19 Vocavi amicos meos et ipsi deceperunt me
Ezech. 13-10 Eo quod deceperint populum meum
14- 9 Ego Dominus decepi prophetam illum
45-20 Qui ignoravit et errore deceptus est
Dan. 13-56 Semen Chanaan et non Juda, species decepit te
Osee. 4-12 Spiritus enim fornicationum decepit eos
Amos. 2- 4 Deceperunt enim eos idola sua
Habac. 2- 5 Et quomodo vinum potantem decipit
1 Mac. 7-14 Sacerdos de semine Aaron venit : non decipiet nos
2 Mac. 1-13 Cecidit in templo Naneæ, consilio deceptus sacerdotum
3-12 Decipi vero eos qui credidissent
4-26 Ipse deceptus profugus in Ammanitem
6-25 Et propter modicum corruptibilis vitæ tempus decipiantur
12-24 Ac fratres quos morte ejus decipi eveniret
14-40 Putabat enim, si illum decepisset, se cladem Judæis maximam illaturum
Colos. 2- 4 Hoc autem dico ut nemo vos decipiat
– 8 Videte ne quis vos decipiat per philosophiam

DECIPULA.

Job. 18-10 Abscondita est... decipula illius super semitam
Jerem. 5-27 Sicut decipula plena avibus, sic domus eorum

DECLA. *Filius Jectan septimus.*

Gen. 10-27 Et Aduram, et Uzal et Decla
1 Par. 1-21 Adoram quoque, et Huzal, et Decla

DECLARATIO.

Psal. 118-130 Declaratio sermonum tuorum illuminat

DECLARO.

1 Mac. 4-20 Fumus enim qui videbatur declarabat quod factum est
2 Mac. 3-16 Color immutatus declarabat internum animi dolorem
4-17 Sed hoc tempus sequens declarabit
7- 6 In protestatione cantici declaravit Moyses
1 Cor. 3-13 Dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur
Hebr. 12-27 Declarat mobilium translationem

DECLINO.

Gen. 18- 5 Idcirco enim declinastis ad servum vestrum
19- 2 Obsecro, domini, declinate in domum pueri vestri
Exod. 23- 6 Non declinabis in judicium pauperis
Levit. 19-31 Non declinetis ad magos
20- 6 Anima, quæ declinaverit ad magos et ariolos
Num. 5-20 Sin a. declinasti a viro tuo atque polluta es
-29 Si declinaverit mulier a viro suo
20-17 Nec ad dexteram nec ad sinistr. declinantes
21-22 Non declinabimus in agros et vineas
22-33 Et nisi asina declinasset de via dans locum
Deut. 2-27 Publica gradiemur via ; non declinabimus neque ad dexteram neque ad sinistram
5-32 Non declinabitis neque ad dexteram neque ad sinistram
16-19 Nec in alteram partem declinent
17-11 Nec declinabis ad dexteram neque ad sinistr.
-20 Neque declinet in partem dexteram vel sinistram
28-14 Ac non declinaveris ab eis nec ad dexteram nec ad sinistram
31-29 Declinabitis cito de via quam præcepi vobis
Josue. 1- 7 Ne declines ab ea ad dexteram vel ad sinist.
23- 6 Et non declinetis ab eis neque ad dexteram
Judic. 14- 8 Declinavit ut videret cadaver leonis
17- 8 Iter faciens, et declinasset parumper in domum Michæ
18-15 Et cum paululum declinassent, ingressi sunt
19-11 Veni, obsecro, declinemus ad urbem Jebusæorum
Ruth. 4- 1 Dixit ad eum : Declina paulisper, et sede hic
1 Reg. 6-12 Non declinabant neque ad dextram neque ad sinistram
8- 3 Non ambulaverunt... sed declinaverunt post avaritiam
12-21 Et nolite declinare post vana quæ non proderunt
17-30 Et declinavit paululum ab eo ad alium
18-11 Et declinavit David a facie ejus secundo
19-10 Et declinavit David a facie Saül
2 Reg. 2-19 Persequebatur a. Asaël Abner : et non declinavit
-23 Qui audire contempsit et noluit declinare
6- 6 Calcitrabant boves et declinaverunt eam
19- 3 Et declinavit populus in die illa ingredi
Quomodo declinare solet populus

3 Reg. 2-28 Venit autem nuntius ad Joab, quod Joab declinasset post Adoniam, et post Salomonem non declinasset
15- 5 Et non declinasset ab omnibus quæ præceperat
22-43 Et non declinavit ex ea, fecitque quod rectum
4 Reg. 13- 2 Peccare fecit Israël et non declinavit ab eis
-11 Non declinavit ab omnibus peccatis Jeroboam
22- 2 Non declinavit ad dexteram sive ad sinistr.
2 Par. 20-10 Sed declinaverunt ab eis, et non interfecerunt illos
-32 Nec declinavit ab ea, faciens quæ placita
34- 2 Non declinavit neque ad dexteram neque ad sinistram
Job. 23-11 Viam ejus custodivi et non declinavi ex ea.
31- 7 Si declinavit gressus meus de via
36-21 Cave ne declines ad iniquitatem
Psal. 13- 3 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt :
16-11 Oculos suos statuerunt declinare in terram
20-12 Quoniam declinaverunt in te mala
26- 9 Ne declines in ira a servo tuo
36-27 Declina a malo, et fac bonum
43-19 Et declinasti semitas nostras a via tua
52- 4 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt
54- 4 Quoniam declinaverunt in me iniquitates
100- 4 Declinantem a me malignum non cognoscebam.
101-12 Dies mei sicut umbra declinaverunt
108-23 Sicut umbra, cum declinat, ablatus sum
118-21 Maledicti qui declinant a mandatis tuis
-51 A lege autem tua non declinavi
-102 A judiciis tuis non declinavi
-115 Declinate a me, maligni, et scrutabor
-157 A testimoniis tuis non declinavi
124- 5 Declinantes autem in obligationes adducet Dominus
138-19 Viri sanguinum, declinate a me
140- 4 Non declines cor meum in verba malitiæ,
Prov. 4- 5 Ne obliviscaris, neque declines a verbis oris
-15 Nec transeas per illam: declina, et desere eam
-27 Ne declines ad dexteram neque ad sinistram
9-16 Qui est parvulus, declinet ad me
13-14 Lex sapientis fons vitæ, ut declinet a ruina mortis
14-16 Sapiens timet, et declinat a malo, stultus transilit
-27 Timor Domini fons vitæ, ut declinent a ruina mortis
15-24 Ut declinet de inferno novissimo
-27 Per timorem autem Domini declinat omnis a malo
16- 6 Redimitur iniquitas et in timore Domini declinatur a malo
-17 Semita justorum declinat mala
18- 5 Non est bonum ut declines a veritate judicii
28- 9 Qui declinat aures suas ne audiat legem
Cant. 5- 6 At ille declinaverat, atque transierat
-17 O pulcherrima mulierum, quo declinavit dilectus tuus ?
Eccli. 4- 8 Declina pauperi sine tristitia aurem tuam,
9-13 Non alterceris... in vino, ne forte declinet cor tuum
12-14 Si autem declinaveris, non supportabit
Isai. 9-20 Et declinabit ad dexteram et esuriet
29-21 Et declinaverunt frustra a justo
30-11 Auferte a me viam, declinate a me semitam
-21 Et non declinetis neque ad dexteram neque ad sinistram
41-10 Ego tecum sum : ne declines, quia ego Deus tuus
53- 6 Erravimus, unusquisque in viam suam declinavit
56-11 Omnes in viam suam declinaverunt
57-14 Præbete iter, declinate de semita
66-12 Declinabo super eam quasi fluvium pacis
Jerem. 5-25 Iniquitates vestræ declinaverunt hæc
6- 4 Væ nobis quia declinavit dies
-28 Omnes isti principes declinantes
14- 8 Et quasi viator declinans ad manendum
Thren. 3-35 Ut declinaret judicium viri in conspectu
Baruc. 4-12 Quia declinaverunt a lege Dei
Ezech. 10-11 Sed ad locum ad quem ire declinabat
Dan. 9- 5 Et declinavimus a mandatis tuis
-11 Declinaverunt, ne audirent vocem tuam
13- 9 Declinaverunt oculos suos ut non viderent cœlum
Osee. 4-16 Quoniam sicut vacca lasciviens declinavit Israël
5- 2 Et victimas declinastis in profundum
11- 4 Declinavi ad eum ut vesceretur
Joel. 2- 7 Gradientur et non declinabunt a semitis suis
Amos. 2- 7 Et viam humilium declinant
1 Mac. 5-46 Et non erat declinare ab ea dextra vel sinistra
-68 Et declinavit Judas in Azotum in terram alienigenarum
12-33 Declinavit in Joppen, et occupavit eam
Luc. 9-12 Dies autem cœperat declinare
24- 5 Cum timerent autem et declinarent vultum
Joan. 5-13 Jesus e. declinavit a turba constituta in loco
Rom. 3-12 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt
16-17 Declinate ab illis (*qui offendicula faciunt*)
1 Tim. 5-21 Nihil faciens in alteram partem declinando
1 Petr. 3-11 Declinet a malo, et faciat bonum

DECLIVIOR.

Judic. 19- 9 Considera quod dies ad occasum declivior sit

DECOLLO.

Judith. 15- 1 Cumque... exercitus decollatum Holofernem audisset
Matth. 14-10 Misitque et decollavit Joannem in carcere
Marc. 6-16 Quem ego decollavi Joannem, hic a mortuis resurrexit
-27 Et decollavit eum in carcere
Luc. 9- 9 Et ait Herodes : Joannem ego decollavi :
Apoc. 20- 4 Et vidi... et animas decollatorum

DECOLORO.

Cant. 1- 5 Nolite me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol

DECOR *et* DECUS.

Exod. 28- 2 Faciesq. vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloriam et decorem
-40 Parabis, et balteos ac tiaras in gloriam et decorem
1 Par. 16-29 Adorate Dominum in decore sancto
2 Par. 3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore, decore multo
2 Esdr. 12-43 Ut introferrent per eos principes civitatis in decore gratiarum actionis
Judith. 10- 4 Pulchritudinem ampliavit ut incomparabili decore omnium oculis appareret
Job. 40- 5 Circumda tibi decorem, et in sublime erigere
Psal. 20- 6 Gloriam et magnum decorem impones super eum
25- 8 Domine, dilexi decorem domus tuæ
29- 8 In voluntate tua præstitisti decori meo virtutem
44-12 Et concupiscet rex decorem tuum
49- 2 Ex Sion species decoris ejus
92- 1 Dominus regnavit, decorem indutus est
103- 1 Confessionem et decorem induisti
Prov. 31-25 Fortitudo et decor indumentum ejus
Sap. 5-17 Ideo accipient regnum decoris
Eccli. 4-28 Non abscondas sapientiam tuam in decore
6-31 Decor enim vitæ est in illa
9- 5 Ne forte scandalizeris in decore illius
47-12 Et dedit in celebrationibus decus
Isai. 33-17 Regem in decore suo videbunt oculi ejus
35- 2 Decor Carmeli, et Saron ipsi videbunt gloriam Domini et decorem Dei nostri
53- 2 Sicut radix de terra sitienti, non est species ei, neque decor
Jerem. 10- 7 O Rex gentium, tuum est enim decus
-25 Consumpserunt illum et decus ejus dissipaverunt
25-30 Rugiens rugiet super decorem suum
50- 7 Peccaverunt Domino decori justitiæ
Thren. 1- 6 Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus
2-15 Hæccine est urbs, dicentes, perfecti decoris
Baruc. 5- 1 Et indue te decore, et honore ejus
Ezech. 16-12 Dedi... et coronam decoris in capite tuo
-14 Quia perfecta eras in decore meo
-17 Et tulisti vasa decoris tui de auro meo
-25 Et abominabilem fecisti decorem tuum
-39 Et auferent vasa decoris tui : et derelinquent te nudam
27- 3 O Tyre, tu dixisti : Perfecti decoris ego sum
- 4 Finitimi tui... impleverunt decorem tuum
28- 7 Et polluent decorem tuum
-12 Plenus sapientia et perfectus decore
-13 Carbunculus, et smaragd., aurum opus decoris tui
-17 Et elevatum est cor tuum in decore tuo
Perdidisti sapientiam tuam in decore tuo
Dan. 4-27 In robore... et in gloria decoris mei
-33 Ad honorem regni mei decoremque perveni
11-20 Stabit... vilissimus et indignus decore regio
13-32 Ut vel sic satiarentur decore ejus
Zach. 11- 7 Unam vocavi Decorem, et alteram vocavi Funiculum
-10 Et tuli virgam meam, quæ vocabatur Decus
2 Mac. 15-13 Mirabilem, et magni decoris habitudine
Jacob. 1-11 Flos ej. decidit, et decor vultus ejus deperiit

DECORO.

Judic. 8-21 Colla regalium camelorum decorari solent
Esth. 1- 6 Mira varietate pictura decorabat
Eccli. 42-21 Magnalia sapientiæ suæ decoravit, qui est ante sæculum
48-11 Beati..qui..in amicitia tua decorati sunt
Isai. 61-10 Quasi sponsum decoratum corona
Jerem. 10- 4 Argento et auro decoravit illud
Habac. 2- 5 Sic erit vir superbus, et non decorabitur

DECORTICO.

Gen. 30-37 Et ex platanis, ex parte decorticavit eas
Joel. 1- 7 Posuit vineam meam in desertum, et ficum meam decorticavit

DECORUS, A, UM.

Gen. 24-16 Puella decora nimis, virgoque pulcherrima
29-17 Rachel decora facie et venusto aspectu
39- 6 Erat autem Joseph pulchra facie, et decorus
49-22 Filius accrescens Joseph... et decorus aspectu
1 Reg. 16-12 Erat a. rufus et pulcher aspectu, decoraque facie
2 Reg. 1-23 Saül et Jonathas... decori in vita sua
-26 Doleo super te, frater mi Jonatha, decore nimis
14-25 Vir non erat pulcher in omni Israël et decorus nimis
1 Par. 7-18 Soror a. ej. Regina peperit Virum decorum
Judith. 10-18 Quis contemnat populum Hebræorum qui tam decoras mulieres habent
Esth. 2- 7 Esther... pulchra nimis et decora facie
Psal. 146- 1 Deo nostro sit jucunda decoraque laudatio :
Cant. 1-15 Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus
2-14 Vox enim tua dulcis et facies tua decora
6- 3 Pulchra es amica mea, suavis et decora
7- 6 Quam pulchra es, et quam decora charissima
Ezech. 16-13 Oleum comedisti et decora facta es
Dan. 1- 4 Decoros forma, et eruditos omni sapientia
Zach. 11-13 Decorum pretium quo appreciatus sum ab eis
2 Mac. 3-26 Apparuerunt duo juvenes virtute decori
6-18 Vir ætate provectus, et vultu decorus
10-29 Viri quinque in equis, frenis aureis decori
15-12 Modestum moribus et eloquio decorum,

DECREPITUS.

2 Par. 36-17 Non est misertus...senis nec decrepiti quidem,

DECRESCO.

Gen. 8- 5 Aquæ ibant et decrescebant usque ad decimum mensem,
2 Reg. 3- 1 Domus autem Saül decrescens quotidie.

DECRETUM.

Deut. 17-12 Et decreto judicis, morietur homo ille
3 Reg. 8-61 Sit q. cor nostr. perfectum... ut ambulemus in decretis ejus
1 Esdr. 6-11 A me ergo positum est decretum
-12 Ego Darius statui decretum quod studiose impleri volo
Dan. 3-10 Tu rex posuisti decretum... ut omnis homo... prosternat se
-12 Viri isti contempserunt, rex, decretum tuum
-96 A me ergo positum est hoc decretum
4- 3 Per me propositum est decretum ut introducerentur
6- 7 Consilium inierunt... ut decretum imperatorium exeat
- 8 Confirma sententiam et scribe decretum
-12 Verus est sermo, juxta decretum Medorum
-15 Ut omne decretum, quod constituerit rex, non liceat immutari
-26 A me constitutum est decretum
2 Mac. 6- 8 Decretum autem exiit in proximas..civitates
10- 8 Decreverunt communi præcepto et decreto
12- 4 Secundum commune itaque decretum civitatis
Act. 17- 7 Hi omnes contra decreta Cæsaris faciunt
Ephes. 2-15 Legem mandatorum decretis evacuans
Colos. 2-14 Delens quod adversus nos erat chirographum decreti

DECUMBO.

Marc. 1-30 Decumbebat a. socrus Simonis febricitans.

DECUPLUM.

Dan. 1-20 Quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis decuplum

DECURIO.

1 *Mac.* 3-55 Constituit Judas... pentacontarchos et decuriones
Marc. 15-43 Venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio
Luc. 23-50 Vir nomine Joseph qui erat decurio, vir bonus

DECURRO.

Levit. 1-15 Decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris.
Josue. 3-13 Aquæ... decurrent atque deficient
1 *Esdr.* 8-15 Congregavi autem eos ad fluvium qui decurrit ad Ahava
Psal. 57- 8 Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens
Sap. 17-17 Aut vis aquæ decurrentis nimium
Mich. 1- 4 Sicut aquæ, quæ decurrunt in præceps
Luc. 22-44 Sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram
Act. 21-32 Assumptis.. centurionibus, decurrit ad illos
27-16 In insulam autem quamdam decurrentes... potuimus vix obtinere scapham

DECURSUS.

Psal. 1- 3 Lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum

DEDAN.

Locus in Idumæa diversus a Dadan quæ in Arabia Felici sita est et nomen habet a Dadan filio Abrahæ ex Cethura.

Jerem. 25-23 Dedan, et Thema, et Buz, et universis
49- 8 Descendite in voraginem, habitatores Dedan
Ezech. 25-13 Et qui sunt in Dedan gladio cadent.
27-15 Filii Dedan negotiatores tui:
-20 Dedan institores tui in tapetibus ad sedendum.
38-13 Dedan, et negotiatores Tharsis... dicent tibi

DEDANIM.

Provincia videtur esse Ismaelitarum.

Isai. 21-13 In saltu... dormietis, in semitis Dedanim

DEDECUS.

Eccli. 3-13 Dedecus filii, pater sine honore
23-31 Et erit dedecus omnibus, eo quod non intellexerit timorem Domini.
-36 Dedecus illius non delebitur.
2 *Cor.* 4- 2 Abdicamus occulta dedecoris

DEDICATIO.

Num. 7-10 Obtulerunt duces in dedicationem altaris
-11 Offerant munera in dedicationem altaris
-84 Hæc in dedicatione altaris oblata sunt
-88 Hæc oblata sunt in dedicatione altaris,
1 *Esdr.* 6-16 Fecerunt autem filii Israël... dedicationem domus Dei
-17 Obtulerunt in dedicationem domus Dei vitulos centum
2 *Esdr.* 12-27 In dedicatione autem muri Jerusalem requisierunt Levitas
Ut... facerent dedicationem et lætitiam
Psal. 29- 1 Psalmus cantici. In dedicatione domus David
Dan. 3- 2 Ut convenirent ad dedicationem statuæ
- 3 Ut convenirent ad dedicationem statuæ
1 *Mac.* 4-56 Et fecerunt dedicationem altaris diebus octo
-59 Statuit Judas... ut agatur dies dedicationis
2 *Mac.* 2- 9 Obtulit sacrificium dedicationis... templi.
-12 Octo diebus celebravit dedicationem,
-20 De templi magni purificatione et de aræ dedicatione

DEDICO.

Exod. 35-29 Filii Israël voluntaria Domino dedicaverunt
Deut. 20- 5 Quis... ædificavit domum novam, et non dedicavit eam? vadat, et revertatur in domum suam, ne... et alius dedicet eam
3 *Reg.* 8-63 Dedicaverunt templum Domini rex et filii Israël
1 *Par.* 25- 1 Secundum numerum suum, dedicato sibi officio servientes
2 *Par.* 7- 5 Dedicavit domum Dei rex, et universus populus
- 9 Fecitque die octavo collectam, eo quod dedicasset altare septem diebus
15- 8 Dedicavit altare Domini quod erat ante porticum.
1 *Mac.* 4-57 Et dedicaverunt portas et pastophoria
Hebr. 9-18 Nec primum quidem sine sanguine dedicatum est

DEDITUS.

2 *Par.* 26-10 Erat quippe homo agriculturæ deditus
2 *Mac.* 4-14 Ita ut sacerdotes jam non circa altaris officia dediti essent
Act. 17-16 Videns idololatriæ deditam civitatem
1 *Tim.* 3- 8 Non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes.

DEDUCO.

Gen. 12-20 Et deduxerunt eum, et uxorem illius.
18-16 Abraham simul gradiebatur, deducens eos
42-38 Deducetis canos meos cum dolore ad inferos
44-29 Deducetis canos meos cum mœrore ad inferos
-31 Deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos
1 *Reg.* 2- 6 Dominus... deducit ad inferos, et reducit
2 *Reg.* 3-21 Cum ergo deduxisset David Abner
3 *Reg.* 2- 6 Non deduces canitiem ejus pacifice ad inferos.
- 9 Deducesque canos ejus cum sanguine ad inferos.
4 *Reg.* 11-19 Deduxeruntque regem de domo Domini.
1 *Par.* 15-28 Universusque Israel, deducebant arcam fœderis
Tobiæ. 13- 2 Deducis ad inferos, et reducis:
Esth. 2-14 In secundas ædes deducebatur,
Psal. 5- 9 Domine, deduc me in justitia tua,
7- 6 Inimicus... gloriam m. in pulverem deducat
14- 4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus,
21-16 In pulverem mortis deduxisti me
22- 3 Deduxit me super semitas justitiæ.
30- 4 Propter nomen tuum deduces me
-18 Erubescant impii..deducantur in infernum
42- 3 Ipsa me deduxerunt... in montem sanctum
44- 5 Deducet te mirabiliter dextera tua
54-24 Tu vero Deus deduces eos in puteum interitus
58- 9 Ad nihilum deduces omnes gentes.
59-11 Quis deducet me in civitatem munitam? Quis deducet me usque in Idumæam?
-14 Ad nihilum deducet tribulantes nos.
60- 3 In petra exaltasti me: deduxisti me:
72-24 In voluntate tua deduxisti me,
76-21 Deduxisti sicut oves populum tuum,
77-14 Et deduxit eos in nube diei:
-16 Deduxit tanquam flumina aquas.
-53 Et deduxit eos in spe, et non timuerunt:
-72 In intellectibus manuum suarum deduxit eos
79- 2 Intende: qui deducis velut ovem Joseph
85-11 Deduc me, domine, in via tua, et ingrediar
105- 9 Deduxit eos in abyssis sicut in deserto.
106- 7 Et deduxit eos in viam rectam
-30 Et deduxit eos in portum voluntatis eorum.
107-11 Quis deducet me in civitatem munitam? Quis deducet me usque in Idumæam?
-14 Ad nihilum deducet inimicos nostros.
118-35 Deduc me in semitam mandatorum tuorum.
-136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei:
138-10 Etenim illuc manus tua deducet me
-24 Et deduc me in via æterna.
142-10 Spiritus tuus bonus deducet me
Prov. 14-12 Novissima a. ejus deducunt ad mortem
Eccle. 9- 3 Et posthæc ad inferos deducentur
Sap. 6-21 Concupiscentia itaque sapientiæ deducit ad regnum perpetuum
9-11 Deducet me in operibus meis sobrie,
10-10 Justum deduxit per vias rectas,
-17 Et deduxit illos in via mirabili.
16-13 Et deducis ad portas mortis, et reducis:
Eccli. 6- 4 Et deducet in sortem impiorum
22-24 Pungens oculum deducit lacrymas:
35-18 Et exclamatio ejus super deducentem eas.
Isai. 23- 9 Ut... ad ignominiam deduceret universos inclytos terræ
55-12 Egrediemini, et in pace deducemini:
Jerem. 9-18 Deducant oculi nostri lacrymas,
13-17 Et deducet oculus meus lacrymam
14-17 Deducant oculi mei lacrymam per noctem
18-21 Da filios eorum in famem, et deduc eos in manus gladii
32-35 Ut... in peccatum deducerent Judam
51-40 Deducam eos quasi agnos ad victimam
Thren. 1-16 Ego plorans, et oculus meus deducens aquas
2-18 Deduc quasi torrentem lacrymas, per diem
3-48 Divisiones aquarum deduxit oculus meus,
Ezech. 26-20 Cum his qui deducuntur in lacum
27-36 Ad nihilum deducta es, et non eris usque in perpetuum.
31-16 Cum deducerem eum ad infernum cum his
-18 Ecce deductus es cum lignis voluptatis ad terram ultimam
32-30 Qui deducti sunt cum interfectis, paventes
34-26 Et deducam imbrem in tempore suo
Joel. 3- 2 Congregabo omnes gentes, et deducam eas in vallem Josaphat.
Nahum. 1- 4 Et omnia flumina ad desertum deducens
Habac. 3-19 Super excelsa mea deducet me victor
Zach. 11-11 Et in irritum deductum est in die illa:
1 *Mac.* 12- 4 Et dederunt illis epistolas... ut deducerent eos in terram Juda.
2 *Mac.* 5-21 Existimans se.. pelagus.. ad iter agendum deducturum
9-11 Cœpit ex gravi superbia deductus ad agnitionem sui venire,
-14 Festinans veniebat ut eam ad solum deduceret
14-33 Istud Dei fanum in planitiem deducam
Act. 9-30 Deduxerunt eum Cæsaream et dimiserunt
15- 3 Illi ergo deducti ab Ecclesia pertransibant Phœnicem
17-15 Qui autem deducebant Paulum, perduxerunt eum usque Athenas,
20-38 Et deducebant eum ad navem.
21- 5 Ibamus, deducentibus nos omnibus cum uxoribus et filiis
22-11 Ad manum deductus a comitibus, veni Damascum
23-10 Jussit milites... deducere eum in castra.
-28 Deduxi eum in concilium eorum.
Rom. 10- 6 Id est, Christum deducere.
15-24 Videam vos, et a vobis deducar illuc,
1 *Cor.* 16- 6 Ut vos me deducatis quocumque iero.
-11 Deducite a. illum in pace, ut veniat ad me:
2 *Cor.* 1-16 Et a vobis deduci in Judæam.
3 *Joan.* - 6 Quos benefaciens deduces digne Deo.
Apoc. 7-17 Et deducet eos ad vitæ fontes aquarum.

DEFÆCATÆ.

Isai. 25- 6 Convivium vindemiæ, pinguium medullatorum, vindemiæ defæcatæ.

DEFATIGATUS.

1 *Reg.* 14-31 Defatigatus est autem populus nimis.

DEFECTIO.

Psal. 118-53 Defectio tenuit me, pro peccatoribus
Sap. 8-18 Manuum illius honestas sine defectione
11- 5 A defectione potus sui, et in eis... lætati sunt
Eccli. 30-23 Thesaurus sine defectione sanctitatis
Baruc. 2-22 Defectionem vestram faciam de civitatibus
Nahum. 2-10 Dissolutio geniculorum, et defectio in cunctis renibus:

DEFENDO.

Exod. 2-17 Surrexitque Moyses et defensis puellis adaquavit oves
Judic. 3-31 Et ipse quoque defendit Israël
1 *Reg.* 11- 3 Et si non fuerit qui defendat nos, egrediemur ad te.
1 *Par.* 11-14 Sterunt in medio agri, et defenderunt eum
1 *Esdr.* 8-22 Erubui e. petere a rege auxilium et equites, qui defenderent nos
Judith. 1-12 Juravit per thronum et regnum suum, quod defenderet se
2- 1 Factum est verbum... ut defenderet se.
5-25 Quoniam Deus eorum defendet illos
6- 2 Quod gens Israël defendatur a Deo suo
7- 8 Sed montes defendunt illos, et muniunt
Sap. 5-17 Teget eos et brachio sancto suo defendet illos
Eccli. 19- 9 Et quasi defendens peccatum odiet te
Jerem. 50-34 Dominus... judicio defendet causam eorum
Act. 25-16 Locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina
26- 2 Æstimo me beatum apud te cum sim defensurus me hodie
Rom. 2-15 Cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus
12-19 Non vosmetipsos defendentes, charissimi,

DEFENSIO.

Judith. 9- 2 Qui dedisti illi gladium in defensionem alienigenarum
Psal. 21-20 Ad defensionem meam conspice:
Eccli. 47-31 Usque dum perveniret ad illos defensio:
48- 7 Qui audis... in Horeb judicia defensionis
1 *Cor.* 9- 3 Mea defensio, apud eos qui me interrogant,
2 *Cor.* 7-11 Operatur... sed defensionem, sed indignationem
Philip. 1- 7 Eo quod habeam vos... in vinculis meis et in defensione
-16 Quoniam in defensionem Evangelii positus sum
2 *Tim.* 4-16 In prima mea defensione nemo mihi affuit

DEFENSOR.

Judith. 6-13 Deus cœli defensor eorum est.
Eccli. 30- 6 Reliquit e. defensorem domus contra inimi.
2 *Mac.* 4- 2 Provisoremque civitatis ac defensorem gentis suæ

DEFERO.

Gen. 30-14 Reperit mandragoras quas matri Liæ detulit
43- 2 Consumptisque cibis quos ex Ægypto detulerant
-11 In vasis vestris et deferte viro munera
Exod. 22-13 Si comestum... deferat ad eum quod occisum est
23-19 Primit... deferes in domum Domini
32- 3 Fecitq... quæ jusserat, deferens inaures ad Aaron
Levit. 2- 2 Deferet ad filios Aaron sacerdotes
12- 6 Deferet agnum anniculum in holocaustum
Num. 11-12 Infantul. et defer in terra, pro qua jurasti
-31 Ventus... coturnices detulit et demisit in castra
Deut. 28-50 Non deferat seni, nec misereatur parvuli
30-12 Ut deferat illud ad nos et audiamus
-13 Illud ad nos usque deferre, ut possimus audire
Josue. 22-11 Cum audissent filii Israël et ad eos certi nuntii detulissent
Judic. 20-16 Et nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur.
1 Reg. 17-18 Et decem formellas casei has deferes ad tribunum.
20-40 Et dixit ei : Vade et defer in civitatem,
2 Reg. 8- 7 Et detulit ea in Jerusalem
3 Reg. 4-28 Deferebant in locum ubi erat rex
8- 1 Ut deferrent arcam fœderis Domini
9-28 Aurum... detulerunt ad regem Salomonem
10-22 Ibat in Tharsis deferens inde aurum, et argentum
-25 Et singuli deferebant ei munera
17- 6 Corvi quoque deferebant ei panem et carnes
4 Reg. 4-42 Venit.. deferens viro Dei panes primitiarum
5- 6 Detulit litteras ad regem Israël in hæc verba
12- 9 Mittebantq..pecuniam quæ deferebatur ad templum
2 Par. 9-21 Et deferebant inde aurum et argentum
-24 Et deferebant ei munera, vasa argentea
17-11 Philisthæi Josaphat munera deferebant
24- 9 Prædicatum est... ut deferrent singuli pretium Domino
-11 Cumque tempus esset, ut deferrent arcam coram rege
-14 Cumq.complessent.. opera, detulerunt coram rege
32-23 Multi etiam deferebant hostias
1 Esdr. 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano ad mare Joppe
8-30 Ut deferrent Jerusal. in domum Dei nostri
Tobiæ. 2-19 Victum quem consequi poterat, deferebat
-20 Factum est ut hœdum.. accipiens detulisset domi
13-14 Ad te venient et munera deferentes
Judith. 12- 2 Ex his autem quæ mihi detuli, manducabo
- 3 Si defecerint tibi ista quæ tecum detulisti,
Esth. 1-20 Deferant maritis suis honorem.
2-22 Ex nomine Mardochæi, qui ad se rem detulerat
Isai. 18- 7 Deferetur munus Domino exercituum
60- 6 De Saba venient aurum et thus deferentes
Ezech. 41- 7 In cœnaculum templi deferebat per gyrum
Osee. 10- 6 Si quidem et ipse in Assur delatus est
Soph. 3-10 Filii dispersorum meorum deferent munus
Zach. 5-10 Dixi ad Angelum... Quo istæ deferunt amphoram?
1 Mac. 11-35 Et coronas quæ nobis deferebantur
2 Mac. 3- 7 Cumque retuliss... Apollonius de pecuniis quæ delatæ erant
-11 In his quæ detulerat impius Simon
-13 Dicebat omni genere regi ea esse deferenda
4-44 Et cum venisset rex Tyrum, ad ipsum negotium detulerunt
8-31 Residua vero spolia Jerosolym. detulerunt
14-37 Quidam de senioribus ab Jerosolymis delatus est Nicanori,
Act. 19-12 Ita ut... deferrentur a corpore ejus sudaria
25-18 Cum stetissent accusatores, nullam causam deferebant
26-10 Et cum occiderentur, detuli sententiam.

DEFERVEO.

Esth. 2- 1 Postquam regis Assueri indignatio deferbuerat

DEFICIO.

Gen. 25- 8 Et deficiens mortuus est in senectute bona
-17 Deficiensque mortuus est et appositus ad populum
47-15 Cumque defecisset emptoribus pretium : Quare morimur coram te, deficiente pecunia
-18 Non celabimus dominum nostrum quod, deficiente pecunia, pecora simul defecerunt,
Levit. 6-13 Ignis est iste perpetuus qui nunquam deficiet in altari
Num. 11-33 Nec defecerat hujuscemodi cibus
14-35 In solitudine hac deficiet et morietur
Deut. 8- 4 Vestimentum... quo operiebaris nequaquam vetustate defecit
28-32 Oculis tuis et deficientibus ad conspectum eorum tota die
-65 Dabit enim tibi Do. ibi cor pavidum et deficientes oculos
32-36 Et clausi quoque defecerunt
Josue. 3-13 Aquæ quæ inferiores sunt decurrent atque deficient.
-16 Descenderunt usquequo omnino deficerent
4- 7 Defecerunt aquæ Jordanis ante arcam fœderis
5-12 Defecitque manna postquam comederunt
9-23 Et non deficiet de stirpe vestra ligna cædens
Judic. 4-21 Qui soporem morti consocians defecit
5-27 Inter pedes ejus ruit, defecit, et mortuus est
8- 5 Panes populo qui mecum est (*date*) quia valde defecerunt.
-15 Ut demus viris qui lassi sunt et defecerunt
16-16 Ad quietem non tribuens defecit anima ejus
-17 Deficiam, eroque sicut cæteri homines
Ruth. 4-14 Ut deficeret successor familiæ tuæ
1 Reg. 2- 33 Ut deficiant oculi tui et tabescat anima
9- 7 Panis defecit in sitarciis nostris
14-28 Maledictus vir qui comederit panem hodie, defecerat autem populus
30- 4 Planxerunt donec deficerent in eis lacrymæ
2 Reg. 3-29 Nec deficiat de domo Joab fluxum seminis sustinens
16- 2 Vinum a. ut bibat, si quis defecerit in deserto
21-15 Pugnabant contra Philisthiim. Deficiente autem David,
22-37 Et non deficient tali mei
23-10 Et percussit Philisthæos donec deficeret manus ejus
3 Reg. 17-14 Hydria farinæ non deficiet, nec lecythus
-16 Hydria farinæ non defecit, et lecythus olei
Judith. 7-11 Defecerunt cisternæ et collectiones aquar.
12- 3 Cui Holofernes ait : Si defecerint tibi ista
Job. 4- 5 Venit super te plaga et defecisti,
11-20 Oculi autem impiorum deficient
17- 5 Et oculi filiorum ejus deficient :
27- 5 Donec deficiam, non recedam ab innocentia
34-15 Deficiet omnis caro simul
Psal. 9- 7 Inimici defecerunt frameæ in finem
11- 2 Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus,
17-38 Non convertar donec deficiant :
30-11 Quoniam defecit in dolore vita mea
36-20 Deficientes quemadmodum fumus deficient.
38-12 A fortitudine manus tuæ ego defeci
54-12 Et non defecit de plateis ejus usura,
63- 7 Defecerunt scrutantes scrutinio :
67- 3 Sicut deficit fumus, deficiant :
68- 4 Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum
70- 9 Cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me
-13 Et deficiant detrahentes animæ.
71-20 Defecerunt laudes David filii Jesse.
72-19 Facti sunt in desolationem, subito defecerunt,
-26 Defecit caro mea, et cor meum : Deus cordis
76- 4 Et exercitatus sum, et defecit spiritus meus.
77-33 Et defecerunt in vanitate dies eorum :
83- 3 Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini
89- 7 Quia defecimus in ira tua, et in furore tuo
- 9 Quoniam omnes dies nostri defecerunt : et in ira tua defecimus.
101-28 Idem ipse es, et anni tui non deficient.
103-29 Auferes spiritum eorum et deficient :
-35 Deficiant peccatores a terra, et iniqui
106- 5 Et sitientes : anima eorum in ipsis defecit.
118-81 Defecit in salutare tuum anima mea :
-82 Defecerunt oculi mei in eloquium tuum :
-123 Oculi mei defecerunt in salutare tuum :
141- 4 In deficiendo ex me spiritum meum,
142- 7 Exaudi me, Domine, defecit spiritus meus,
Prov. 3-11 Nec deficias, cum ab eo corriperis.
26-20 Cum defecerint ligna, extinguetur ignis.
29-18 Cum prophetia defecerit, dissipabitur pop.
Eccle. 9- 8 Et oleum de capite tuo non deficiat.
Sap. 17-14 Aliquando animæ deficiebant traductione,
-18 Deficientes faciebant illos præ timore.
Prolog. Eccli. Deficere in verborum compositione. Nam deficiunt verba hebraïca,
Eccli. 3-15 Et si defecerit sensu, veniam da et ne spernas
7- 2 Discede ab iniquo, et deficient mala abs te.
11-12 Deficiens virtute, et abundans paupertate.
14-20 Omne opus corruptibile in fine deficiet.
17-20 Et confirmavit deficientes sustinere,
-30 Quid lucidius sole? et hic deficiet.
Eccli. 19-21 Qui minuitur sapientia, et deficiens sensu in timore
22-10 Supra mortuum plora, defecit enim lux ejus : et supra fatuum plora, defecit e. sensus.
26-15 Aperiet pharetram donec deficiat.
-26 Vir bellator deficiens per inopiam :
41- 4 Defecto ætate, et cui de omnibus cura est
43-11 Et non deficient in vigiliis suis.
-29 Multa dicemus, et deficiemus in verbis.
Isai. 5-27 Non est deficiens, neque laborans in eo :
15- 6 Aquæ enim Nemrim desertæ erunt, quia aruit herba, defecit germen,
16- 4 Defecit qui conculcabat terram.
19- 6 Deficient flumina, attenuabuntur :
29-20 Quoniam defecit qui prævalebat,
40-28 Non deficiet, neque laborabit,
-30 Deficient pueri, et laborabunt, et juvenes
-31 Current, et non laborabunt, ambulabunt, et non deficient,
44-12 Esuriet et deficiet, non bibet aquam,
47-13 Defecisti in multitudine consiliorum tuor.
51- 6 Salus a. mea... et justitia mea non deficiet.
-14 Et non interficiet... nec deficiet panis ejus.
58-11 Fons aquarum cujus non deficient aquæ.
Jerem. 2-24 Omnes qui quærunt eam, non deficient.
4-31 Væ mihi, quia defecit anima mea
6-29 Defecit sufflatorium, in igne consumptum
14- 6 Defecerunt oculi eorum quia non erat herba
15- 9 Defecit anima ejus, occidit ei sol,
18-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani?
20- 9 Et defeci, ferre non sustinens
31-36 Si defecerint leges istæ coram me, dicit Dominus, tunc et semel Israël deficiet.
35-19 Non deficiet vir de stirpe Jonadab,
Thren. 2-11 Defecerunt præ lacrymis oculi mei, Cum deficeret parvulus, et lactens in plateis
-12 Cum deficerent quasi vulnerati in plateis
-19 Pro anima parvulorum tuorum, qui defecerunt in fame
3-22 Quia non defecerunt miserationes ejus.
4-17 Cum adh. subsisteremus, defecerunt oculi
5-14 Senes defecerunt de portis, juvenes de choro
-15 Defecit gaudium cordis nostri :
Baruc. 2-18 Et oculi deficientes, et anima esuriens
Ezech. 4-17 Ut deficientibus pane et aqua corruat unusquisque ad fratrem suum,
22-15 Et deficere faciam immunditiam tuam a te.
30-18 Cum... et defecerit in ea superbia potentiæ
33-28 Et deficiet superba fortitudo ejus.
47-12 Non defluet folium ex eo, et non deficiet fructus ejus :
Dan. 9-27 Et in dimidio hebdomadis deficiet hostia
Osee. 5-15 Donec deficiatis, et quæratis faciem meam.
Amos. 8- 4 Audite hoc qui... deficere facitis egenos
-13 In die illa deficient virgines pulchræ
Habac. 2-13 Et gentes in vacuum, et deficient.
Zach. 13- 8 Partes duæ in ea dispergentur, et deficient.
1 Mac. 3-29 Et vidit quod defecit pecunia de thesauris
-45 Et defecit ibi tibia et cithara.
4-27 Quibus ille auditis, consternatus animo deficiebat.
6-57 Deficimus quotidie et esca nobis modica est
14-13 Defecit impugnans eos super terram :
Matth. 15-32 Dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant
Marc. 8- 3 Et si dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in via :
Luc. 12-33 Facite..thesaurum non deficientem in cœlis
16- 9 Ut cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.
18- 1 Oportet semper orare, et non deficere.
22-32 Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua :
Joan. 2- 3 Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum :
1 Cor. 8- 8 Si non manducaverimus, deficiemus.
2 Cor. 4- 1 Misericord. consecuti sumus, non deficimus
-16 Propter quod non deficimus :
Galat. 6- 9 Bonum autem facientes, non deficiamus. Metemus non deficientes.
Ephes. 3-13 Peto ne deficiatis in tribulationibus meis
2 Thes. 3-13 Vos a. fratres, nolite deficere benefacientes.
Hebr. 1-12 Tu a. idem ipse es, et anni tui non deficient.
11-32 Quid adhuc dicam? deficiet enim me tempus
12- 3 Ut ne fatigemini, animis vestris deficientes.
Jacob. 1- 4 Ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientes
Apoc. 2- 3 Sustinuisti propter nomen meum, et non defecisti

DEFIGO.

Judic. 4-21 Percussumque malleo defixit in cerebrum
2 Reg. 2-16 Defixit gladium in latus contrarii,
Prov. 6- 1 Defixisti apud extraneum manum tuam.
22-26 Noli esse cum his, qui defigunt manus suas,
Eccle. 12-11 Sicut stimuli, et quasi clavi in altum defixi
Thren. 2- 9 Defixæ sunt in terra portæ ejus :
Soph. 1-12 Et visitabo super viros defixos in fæcibus suis

DEFINIO.

1 *Reg.* 20-33 Quod definitum esset a patre suo
1 *Mac.* 1-65 Multi de populo Israël definierunt apud se
Luc. 22-22 Secundum quod definitum est, vadit
Act. 2-23 Hunc definito consil. et præscientia Dei traditum
17-26 Definiens statuta tempora, et terminos

DEFINITIO.

Ezech. 43-13 Et definitio ejus usque ad labium ejus
Dan. 11-36 Perpetrata quippe est definitio

DEFLECTO.

Eccli. 2- 7 Et non deflectatis ab illo, ne cadatis
22-16 Deflecte ab illo, et invenies requiem
36-28 Et deflectens ubicumque obscuraverit

DEFLEO.

Job. 31-38 Et cum ipsa (*terra*) sulci ejus defluent.

DEFLUO.

Deut. 28-40 Quia defluent, et peribunt
1 *Reg.* 21-13 Defluebantque salivæ ejus in barbam
2 *Reg.* 22-46 Filii alieni defluxerunt, et contrahentur
Esth. 15- 7 Defluentia in humum indumenta sustentans
Job. 14-18 Mons cadens defluit, et saxum transfertur
Psal. 1- 3 Et folium ejus non defluet
Sap. 1-16 Et æstimantes illam amicam, defluxerunt
Eccli. 51-13 Et pro morte defluente deprecatus sum
Isai. 1-30 Cum fueritis velut quercus defluentibus foliis
24- 4 Luxit, et defluxit terra, et infirmata est : defluxit orbis, infirmata est altitudo
34- 4 Et omnis militia eorum defluet, sicut defluit folium de vinea et de ficu
64- 1 A facie tua montes defluerent
- 3 Et a facie tua montes defluxerunt
Jerem. 8-13 Non sunt ficus in ficulnea, folium defluxit
9-18 Et palpebræ nostræ defluant aquis
18-14 Aquæ erumpentes frigidæ et defluentes
49- 4 Defluxit vallis tua, filia delicata
Ezech. 47-12 Non defluet folium ex eo, et non deficiet
Amos. 8- 8 Et ejicietur, et defluet quasi rivus Ægypti
9- 5 Et defluet sicut fluvius Ægypti
1 *Mac.* 9- 7 Et vidit Judas quod defluxit exercitus suus
2 *Mac.* 14-45 Et cum sanguis ejus magno fluxu deflueret

DEFORIS.

Gen. 7-16 Et inclusit eum Dominus deforis
Jerem. 9-21 Disperdere parvulos deforis, juvenes de plateis
Ezech. 46- 2 Et intrabit princeps per viam vestibuli portæ deforis
Matth. 23-25 Quia mundatis quod deforis est calicis
-26 Ut fiat id, quod deforis est, mundum
Luc. 11-39 Quod deforis est calicis et catini mundatis
-40 Stulti, nonne qui fecit quod deforis est

DEFORMATUS.

Num. 17- 8 Foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt
2 *Cor.* 3- 7 Si ministratio mortis litteris deformata

DEFORMIS.

Gen. 41-19 Boves in tantum deformes et macilentæ
Levit. 14-37 Quasi valliculas pallore sive rubore deformes
Deut. 15-21 Vel cæcum aut in aliqua parte deforme

DEFOSSUS.

Job. 11-18 Proposita tibi spe, et defossus securus dormies

DEFRAUDO.

Eccli. 4- 1 Fili, eleemosynam pauperis ne defraudes
7-23 Non defraudes illum libertate
14-14 Non defrauderis a die bono
31-34 Quid defraudat vitam? mors
34-25 Qui defraudat illum, homo sanguinis est
37-23 Odibilis est, in omni re defraudabitur
-24 Omni enim sapientia defraudatus est
2 *Mac.* 14- 7 Nam et ego defraudatus parentum gloria
Luc. 19- 8 Et si quid aliquem defraudavi, reddo quadr.

DEFRICOR.

Levit. 6-28 Quod si vas æneum fuerit, defricabitur

DEFUNCTIO.

Eccli. 1-13 Et in die defunctionis suæ benedicetur

DEFUNCTUS.

Deut. 25- 5 Uxor defuncti non nubet alteri
Ruth. 4- 5 Quæ uxor defuncti fuit, debes accipere
-10 Ut suscitem nomen defuncti in hæreditate
Judith. 16-26 Ex quo defunctus est Manasses vir ejus
Judith. 16-28 Defuncta est ac sepulta cum viro suo
Sap. 3-18 Si celerius defuncti fuerint, non habebunt spem
1 *Mac.* 2-70 Et defunctus est anno centesimo et quadragesimo sexto
9-29 Frater tuus Judas defunctus est
14-16 Auditum est Romæ quia defunctus esset Jonathas
2 *Mac.* 4-37 Recordatus defuncti sobrietatem
6-26 Manum Omnipotentis nec vivus nec defunctus effugiam
7- 9 Rex mundi defunctos.... suscitabit
-13 Et hoc ita defuncto, quartum vexabant
12-46 Salubris est cogitatio pro defunctis exorare
14-46 Atque ita vita defunctus est
Matth. 2-19 Defuncto a. Herode, ecce Angelus Domini
-20 Defuncti sunt enim, qui quærebant animam pueri
9-18 Domine, filia mea modo defuncta est
22-25 Et primus, uxore ducta, defunctus est
-27 Novissime a. omnium et mulier defuncta est
Marc. 12-22 Novissima omnium defuncta est et mulier.
Luc. 7-12 Ecce defunctus efferebatur filius unicus
Act. 2-29 Quoniam defunctus est, et sepultus
7-15 Defunctus est ipse, et patres nostri
25-19 Quæstiones... habebant... de quodam Jesu defuncto
Hebr. 11- 4 Et per illam defunctus adhuc loquitur
-13 Juxta fidem defuncti sunt omnes isti

DEGLUTIO.

Num. 16-30 Ut aperiens terra os suum deglutiat eos
-34 Ne forte et nos terra deglutiat
Psal. 105-17 Aperta est terra et deglutivit Dathan
123- 2 Cum exurgerent... (3) vivos deglutissent nos
Prov. 1-12 Deglutiamus eum sicut infernus viventem
Jonæ. 2- 1 Præparavit Dominus piscem grandem ut deglutiret Jonam
1 *Petr.* 3-22 Deglutiens mortem ut vitæ æternæ hæredes efficeremur

DEHONESTO.

Prov. 25- 8 Cum dehonestaveris amicum tuum

DEINCEPS.

Gen. 9-11 Neque erit deinceps diluvium dissipans terr.
16-11 Ac deinceps: Ecce, ait, concepisti et paries
42-34 Ac deinceps quæ vultis, emendi habeatis licentiam
Exod. 34- 1 Ac deinceps, Præcide, ait, tibi duas tabulas
Levit. 9-23 Deinceps egressi benedixerunt populo
22-27 Et deinceps offerri poterunt Domino
Deut. 17-13 Ut nullus deinceps intumescat superbia
29-22 Dicetque sequens generatio, et filii qui nascentur deinceps
1 *Reg.* 3- 9 Et si deinceps vocaverit te, dices : Loquere
9-13 Et deinceps comedunt qui vocati sunt
16-13 Directus est Spiritus Domini a die illa in David, et deinceps
18- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David a die illa, et deinceps
30-25 Ex die illa et deinceps constitutum
2 *Par.* 6-13 Deinceps flexis genibus contra universam
Esth. 9-17 Ut in eo omni tempore deinceps vacarent
-27 Quæ deinceps immutata sunt, susceperunt
10-13 In cunctas deinceps generationes populi
Eccle. 9-15 Et nullus deinceps recordatus est hominis
Jerem. 34-11 Et conversi sunt deinceps : et retraxerunt
Ezech. 39-22 Ego Dom. Deus eorum a die illa, et deinceps
Dan. 13-64 Factus est magnus... a die illa, et deinceps
1 *Mac.* 10-30 Dimidiam partem... relinquo vobis ex hodierno die, et deinceps
2 *Mac.* 11-19 Deinceps bonorum vobis causa esse tentabo
Luc. 7-11 Deinceps ibat in civitatem quæ vocatur Naïm
8- 1 Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat
Act. 3-24 Et deinceps, qui locuti sunt, annuntiaverunt
Jacob. 4-15 Vapor est... et deinceps exterminabitur

DEINDE.

Gen. 25-13 Primogenitus Ismaëlis Nabajoth, deinde Cedar, et Adbeel
Num. 3- 2 Primogenitus ejus Nadab, deinde Abiu, et Eleazar, et Ithamar
1 *Par.* 29-20 Adoraverunt Deum, et deinde regem
Sap. 14-16 Deinde interveniente tempore
17-15 Deinde si quisquam ex illis decidisset
Marc. 4-17 Deinde orta tribulatione... scandalizantur
-28 Terra fructificat, primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum
8-25 Deinde iterum imposuit manus super oculos
Luc. 8-12 Deinde venit diabolus, et tollit verbum
16- 7 Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ?
Joan. 11- 8 Deinde post hæc dixit Discip. s. : Eamus in Judæam
13- 5 Deinde mittit aquam in pelvim.
19-27 Deinde dicit Discipulo : Ecce mater tua
20-27 Deinde dicit Thomæ : Infer digitum tuum huc
1 *Cor.* 12-28 Posuit Deus... doctores, deinde virtutes
15- 6 Deinde visus est plusquam quingentis fratribus simul
- 7 Deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis
-23 Primitiæ Christus : deinde ii, qui sunt Christi
-24 Deinde finis, cum tradiderit regnum Deo
-46 Quod animale, deinde quod spiritale
2 *Cor.* 8- 5 Semetipsos dederunt primum Domino, deinde nobis
Galat. 1-18 Deinde post annos tres veni Jerosolymam
-21 Deinde veni in partes Syriæ
2- 1 Deinde post annos quatuord. iterum ascendi
1 *Thes.* 4-16 Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur
1 *Tim.* 2-13 Adam e. primus formatus est, deinde Heva
Hebr. 7- 2 Deinde a. et rex Salem, quod est, rex pacis
-27 Prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi
12- 9 Deinde patres quidem carnis nostræ, eruditores habuimus
Jacob. 1-15 Deinde concupiscentia cum conceperit
3-17 Sapientia... pudica est, deinde pacifica

DEINTUS.

Luc. 11- 7 Et ille deintus respondens dicat : Noli mihi molestus esse.
-40 Etiam id, quod deintus est, fecit.

DEJECTIO.

1 *Mac.* 3-43 Dixerunt... Erigamus dejectionem populi nostri

DEJERO.

1 *Reg.* 20-17 Addidit Jonathas dejerare David
Eccle. 9- 2 Ut perjurus, ita et ille qui verum dejerat

DEJICIO.

Exod. 15- 1 Equum et ascensorem dejecit in mare
-21 Equum et ascensorem ejus dejecit in mare
2 *Reg.* 22-48 Deus qui...dejicis populos sub me
4 *Reg.* 19- 7 Et dejiciam eum gladio in terra sua
Judith. 4-13 Sed precibus sanctis orando dejecit
9-11 Et dejicere gladio suo cornu altaris tui
-15 Cum manus fœminæ dejecerit eum
Psal. 36-14 Ut dejiciant pauperem et inopem
72-18 Dejecisti eos dum allevarentur
73- 6 In securi et ascia dejecerunt eam
105-27 Et ut dejiceret semen eorum in nationibus
139-11 In ignem dejicies eos
Prov. 7-26 Multos enim vulneratos dejecit
15-13 In mœrore animi dejicitur spiritus
18- 8 Pigrum dejicit timor
Eccli. 14-19 Alia generantur et alia dejiciuntur
22-25 Mittens lapidem in volatilia, dejiciet illa
47- 5 Saxo fundæ dejecit exultationem Goliæ
-14 Dejecit omnem potentiam inimicorum
48- 3 Continuit cœlum et dejecit de cœlo ignem ter
- 6 Qui dejecisti reges ad perniciem
-24 Dejecit castra Assyriorum et contrivit illos Angelus
Jerem. 9-19 Dejecta sunt tabernacula nostra
48-39 Quomodo dejecit cervicem Moab
49-20 Si non dejecerint eos parvuli gregis
Thren. 2- 2 Munitiones... et dejecit in terram
Ezech. 6- 4 Et dejiciam interfectos vestros ante idola
30-22 Et dejiciam gladium de manu ejus
32-12 In gladiis fortium dejiciam multitudinem
39- 3 Sagittas... de manu dextera tua dejiciam
Dan. 8-20 Et dejecit de fortitudine et de stellis
-11 Dejecit locum sanctificationis ejus
10-15 Dejeci vultum meum ad terram et tacui
11-12 Et dejiciet multa millia, sed non prævalebit
Zach. 1-21 Venerunt.... ut dejiciant cornua gentium
1 *Mac.* 4-33 Dejice illos gladio diligentium te
2 *Mac.* 12-22 Ita ut magis a suis dejicerentur
13- 6 Inde in cinerem dejici jussit sacrilegum
15-16 Sanct. gladium...in quo dejicies adversarios
2 *Cor.* 4- 9 Dejicimur, sed non perimus

DELAPSUS.

2 *Petr.* 1-17 Voce delapsa ad eum hujuscem. a magnifica gloria.

DELATIO.

Esth. 12- 5 Datis ei pro delatione muneribus

DELATOR.

2 *Mac.* 4- 1 Simon... pecuniarum et patriæ delator

DELATURA.

Eccli. 26- 6 Delaturam civitatis, et collectionem populi
38-17 Propter delaturam, amare fer luctum illius

DELEAN.

Urbs quæ quarta describitur in regione tertia tribus Juda, in qua regione sexdecim erant civitates cum villis earum.

Josue. 15-38 Delean et Masepha et Jecthel

DELECTABILE.

Gen. 3- 6 Pulchrum oculis aspectuque delectabile
Eccle. 11- 7 Dulce lumen, et delectabile est oculis videre solem,
Isai. 5- 7 Et vir Juda, germen ejus delectabile
2 Mac. 15-40 Alternis autem uti, delectabile

DELECTAMENTUM.

Sap. 7- 2 Et delectamento somni conveniente
16- 2 Dedisti concupiscentiam delectamenti sui
-20 Panem de cœlo præstitisti... omne delectamentum in se habentem

DELECTATIO.

Psal. 15-11 Delectationes in dextera tua usque in finem
Sap. 8-18 Et in amicitia illius delectatio bona

DELECTO, DELECTOR.

Deut. 12-15 Sin autem... te esus carnium delectaverit
2 Reg. 19-35 Aut delectare potest servum tuum cibus
Tobiæ. 3-22 Non enim delectaris in perditionibus nostris
Job. 27-10 Aut poterit in Omnipotente delectari
Psal. 29- 2 Nec delectasti inimicos meos super me
34- 9 Anima... delectabitur super salutari suo
36- 4 Delectare in Domino, et dabit tibi petitiones
-11 Et delectabuntur in multitudine pacis
44- 9 Ex quibus delectaverunt te
50-18 Holocaustis non delectaberis
64- 9 Exitus matutini et vespere delectabis
67- 4 Justi.. exultent.. et delectentur in lætitia
76- 4 Memor fui Dei, et delectatus sum
89-14 Exultavimus, et delectati sumus
91- 5 Quia delectasti me, Domine, in factura tua.
103-34 Ego vero delectabor in Do.
118-14 In via testimoniorum tuorum
Prov. 4-14 Ne delecteris in semitis impiorum
5-19 In amore ejus delectare jugiter
8-30 Et delectabar per singulos dies, ludens
13-19 Desiderium si compleatur, delectat animam
20- 1 Quicumque his delectatur, non erit sapiens
27- 9 Unguento et variis odoribus delectatur cor
Sap. 6-22 Si ergo delectamini sedibus et sceptris
13- 3 Quorum si specie delectati, deos putaverunt
Eccli. 1-12 Timor Domini delectabit cor, et dabit lætit.
26-16 Gratia mulieris sedulæ delectabit virum
31-24 Et anima illius cum ipso delectabitur
35-19 Dominus exauditor non delectabitur in illis
Isai. 11- 8 Et delectabitur infans ab ubere
55- 2 Et delectabitur in crassitudine anima vestra
58-14 Tunc delectaberis super Domino
66- 3 Et in abominationibus suis anima eorum delectata est
1 Mac. 11-44 Venerunt ad regem, et delectatus est rex
2 Mac. 15-27 Præsentia Dei magnifice delectati

DELEGO.

3 Reg. 11-18 Et cibos constituit, et terram delegavit

DELEO.

Gen. 6- 7 Delebo, inquit, hominem quem creavi
7- 4 Delebo omnem substantiam quam feci
-23 Et delevit omnem substantiam, quæ erat
Deleta sunt de terra: remansit a. solus Noë
9-15 Et non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum universam carnem
17-14 Delebitur anima illa de populo suo
18-28 Delebis, propter quadraginta quinque, universam urbem? et ait: Non delebo si invenero ibi quadraginta quinque
-32 Et dixit: Non delebo propter decem
19-13 Delebimus enim locum istum
-14 Quia delebit Dominus civitatem hanc
34-30 Percutient me et delebor ego, et domus mea
Exod. 17-14 Delebo enim memoriam Amalec sub cœlo
32-10 Dimitte me, ut... et deleam eos
-12 Eos, ut interficeret in montibus, et deleret
-32 Aut si non facis, dele me de libro tuo
-33 Qui peccaverit mihi, delebo eum de libro
33- 5 Semel ascendam in medio tui, et delebo te
Levit. 23-30 Delebo eam de populo suo
Num. 5-23 Scribetq. sacerdos in libello ista maledicta, et delebit ea aquis amarissimis
15-31 Idcirco delebitur, et portabit iniquitatem
Num. 16-45 Recedite de medio hujus multitudinis, etiam nunc delebo eos
17-13 Ad internecionem cuncti delendi sumus?
21- 2 Si tradideris populum istum in manu mea, delebo urbes ejus
22- 4 Ita delebit hic populus omnes
25-11 Ut non ipse delerem filios Israël in zelo meo
Deut. 1-27 Eduxit nos de terra Ægypti ut... deleret
2-12 Quibus expulsis atque deletis, habitaverunt
-21 Sicut Enacim, quos delevit Dominus a facie eorum
-22 Delens Horrhæos, et terram eorum illis tradens
-23 Qui egressi de Cappadocia deleverunt eos
3- 6 Et delevimus eos, sicut feceramus Sehon regi
4-26 Non habitabitis in ea longo tempore, sed delebit vos Dominus
-31 Non dimittet te, nec omnino delebit
-38 Ut deleret nationes maximas et fortiores te
6-19 Ut deleret omnes inimicos tuos coram te
7- 1 Cum... et deleverit gentes multas coram te
- 4 Irasceturque furor Domini et delebit te cito
-17 Plures sunt..quomodo potero delere eas?
-20 Crabron. mittet Dom. Deus tuus in eos, donec deleat omnes
-22 Non poteris eas delere pariter
-23 Et interficiet illos, donec penitus deleantur.
8-20 Sicut gentes, quas delevit Dominus
9- 3 Ignis devorans... qui conterat eos, et deleat
- 4 Cum deleverit eos Dominus Deus tuus
Cum propter impietates suas istæ deletæ sint nationes
- 5 Egerunt impie, introeunte te deletæ sunt
- 8 Provocasti eum, et iratus delere te voluit
-14 Dimitte me ut conteram eum, et deleam nomen ejus de sub cœlo
-19 Adversum vos concitatus, delere vos voluit
-25 Eum suppliciter deprecabar, ne deleret vos
11- 4 Cum vos persequerentur et deleverit eos Do.
13-15 Et delebis eam, ac omnia quæ in illa sunt
18-12 Et propter istiusmodi scelera, delebit eos
25- 6 Filium nomine illius appellabit, ut non deleatur nomen ejus ex Israël
-19 Delebis nomen ejus sub cœlo
29-20 Deleat Dominus nomen ejus sub cœlo
31- 3 Ipse delebit omnes gentes has in consp. tuo,
- 4 Facietque Dominus eis sicut fecit Seon et Og... delebitque eos
-21 Quod nulla delebit oblivio ex ore seminis sui
Josue. 7- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant, et deleant civitatem
- 9 Atque delebunt nomen nostrum de terra
-13 Non poteris stare. donec deleatur ex te qui
11-12 Regesq. earum cepit, percussit atq. delevit
-21 Juda et Israël, urbesque eorum delevit
13- 6 Ego sum qui delebo eos a facie filiorum Israël
-12 Percussitque eos Moyses, atque delevit
14-12 Si forte sit Do. mecum et potuero delere eos
15-14 Delevitque ex ea Caleb tres filios Enac
-63 Jerusalem non potuerunt filii Juda delere
22-33 Ut... delerent terram possessionis eorum
23-13 Scitote quod Dominus Deus vester non eas deleat ante faciem vestram
Judic. 1-19 Nec potuit delere habitatores vallis
-21 Jebusæum... non deleverunt filii Benjamin
-27 Manasses quoque non delevit Bethsan et Thanac
-28 Fecit eos tributarios et delere noluit.
-30 Zabulon non delevit habitatores Cetron
-31 Aser quoque non delevit habitatores Accho
-33 Nephthali quoque non delevit habitatores Bethsames
2- 3 Quamobrem nolui delere eos a facie vestra
-21 Et ego non delebo gentes quas dimisit Josuë
4-24 Opprimebant Jabin regem Chanaan, donec delerent eum
5-14 Ex Ephraïm delevit eos in Amalec
15-16 Delevi eos, et percussi mille viros
16-24 Qui delevit terram nostram et occidit plurimos
21-17 Providendum est ne una tribus deleatur ex Israël
Ruth. 4- 6 Neque enim posteritatem familiæ meæ delere debeo
-10 Ne vocabulum ej.. ac fratribus et populo deleatur
1 Reg. 24-22 Jura mihi... ne deleas semen meum post me
2 Reg. 14- 7 Ut occidamus eum pro anima fratris sui quem interfecit, et deleamus hæredem:
-16 Qui volebant de hæreditate Dei delere me, et filium meum
21- 5 Ita delere debemus, ut ne unus quidem residuus sit
22-43 Delebo eos ut pulverem terræ
3 Reg. 13-34 Domus Jeroboam et eversa est et deleta
3 Reg. 15-29 Non dimisit ne unam quidem animam de semine ejus, donec deleret eum
16-12 Delevitque Zambri omnem domum Baasa
22-11 His ventilabis Syriam, donec deleas eam
4 Reg. 10-28 Delevit itaque Jehu Baal de Israël
14-27 Nec locutus est Do. ut deleret nomen Israël
21- 2 Juxta idola gentium, quas delevit Dominus
-13 Et delebo Jerusalem, sicut deleri solent tabulæ, et delens vertam
23- 5 Et delevit aruspices quos posuerant reges
1 Par. 4-41 Deleverunt eos usque in præsentem diem
2 Par. 12-12 Aversa est ab eis ira Domini, nec deleti sunt penitus
20-23 Ut interficerent, et delerent eos
22- 7 Quem unxit Do. ut deleret domum Achab
2 Esdr. 4- 5 Et peccatum eorum coram facie tua non deleatur,
13-14 Et ne deleas miserationes meas, quas feci
Esth. 3-13 Ut occiderent atque delerent omnes Judæos
8-11 Inimicos... interficerent atque delerent
9-24 Ut occideret illos atque deleret
-28 Isti sunt dies quos nulla unquam delebit oblivio
10- 8 Conati sunt delere nomen Judæorum
13- 6 Cum conjugibus ac liberis deleantur
-15 Quia volunt... et hæreditatem tuam delere.
14- 9 Volunt... delere hæreditatem tuam
16-24 Gladio et igne pereat et sic deleatur
Job. 4- 7 Aut quando recti deleti sunt?
Psal. 9- 6 Nomen eorum delesti in æternum
17-43 Ut lutum platearum delebo eos
50- 3 Secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam
-11 Et omnes iniquitates meas dele.
68-29 Deleantur de libro viventium
108-13 In generatione una deleatur nomen ejus
-14 Et peccatum matris ejus non deleatur
Prov. 6-33 Et opprobrium illius non delebitur
14-11 Domus impiorum delebitur
31- 3 Ne dederis... divitias tuas ad delendos reges
Eccle. 6- 4 Et oblivione delebitur nomen ejus
Sap. 10- 4 Cum aqua deleret terram, sanavit iterum
Eccli. 23-36 Et dedecus illius non delebitur
39-12 Et usque in sæculum non delebitur
40-12 Omne munus et iniquitas delebitur
41-14 Nomen autem impiorum delebitur
44-19 Ne deleri possit diluvio omnis caro
46-23 In prophetia delere impietatem gentis
47-24 Et non corrumpet, nec delebit opera sua
Isai. 28-18 Et delebitur fœdus vestrum cum morte
43-25 Ego sum ipse qui deleo iniquitates tuas
44-22 Delevi ut nubem iniquitates tuas
Jerem. 18-23 Et peccatum eorum a facie tua non deleatur
20-11 Opprobrium sempiternum, quod nunquam delebitur
23-40 Et dabo vos... in ignominiam æternam, quæ nunquam oblivione delebitur
50- 5 Fœdere sempiterno, quod nulla oblivione delebitur.
Ezech. 6- 6 Et delebuntur opera vestra
14- 9 Et delebo eum de medio populi mei Israël
Dan. 9-24 Et deleatur iniquitas, et adducatur justitia
2 Mac. 8- 9 Ut universum Judæorum genus deleret
-18 Univ. mundum uno nutu delere confidimus
Act. 3-19 Convertimini, ut deleantur peccata vestra
Colos. 2-14 Delens quod adversus nos erat chirographum
Apoc. 3- 5 Et non delebo nomen ejus de libro vitæ

DELIBATIO.

Rom. 11-16 Quod si delibatio sancta est, et massa.

DELIBERO.

2 Reg. 24-13 Nunc ergo delibera, et vide quem respondeam ei, qui misit me, sermonem

DELIBOR.

2 Tim. 4- 6 Delibor, et tempus resolutionis meæ instat

DELIBUTUS.

Amos. 6- 6 Bibentes vinum in phialis, et optimo unguento delibuti

DELICATE.

Prov. 29-21 Qui delicate a pueritia nutrit servum suum

DELICATUS, A, UM.

Deut. 28-54 Homo delicatus in te, et luxuriosus valde
-56 Tenera mulier et delicata, quæ super terram
2 Reg. 3-39 Ego autem adhuc delicatus, et unctus rex
1 Par. 22- 5 Filius meus puer parvulus est, et delicatus
Isai. 47- 8 Et nunc audi hæc delicata, et habitans
58-13 Et vocaveris sabbatum delicatum et sanctum
Jerem. 6- 2 Speciosæ et delicatæ assimilavi filiam Sion

Jerem. 31-20 Si filius honorabilis mihi Ephraïm, si puer delicatus :
49- 4 Defluxit vallis tua filia delicata,
Baruc. 4-26 Delicati mei ambulaverunt vias asperas :
Dan. 13-31 Porro Susanna erat delicata nimis,

DELICIÆ.

Gen. 49-20 Aser, pinguis panis ejus, et præbebit delicias regibus.
2 Reg. 1-24 Filiæ Israël, super Saül flete, qui vestiebat vos coccino in deliciis,
2 Par. 10-10 At illi responderunt ut juvenes et nutriti cum eo in deliciis
2 Esdr. 9-25 Impinguati sunt et abundaverunt deliciis
Esth. 15- 6 Quasi præ deliciis, et nimia teneritudine
Job. 22-26 Tunc super Omnipotentem deliciis afflues
30- 7 Sub sentibus delicias computabant
Psal. 138-11 Et nox illuminatio mea in deliciis meis
Prov. 8-31 Deliciæ meæ, esse cum filiis hominum.
19-10 Non decent stultum deliciæ, nec servum dominari
29-17 Refrigerabit te et dabit delicias animæ tuæ
Eccle. 2- 1 Vadam, et affluam deliciis et fruar bonis.
- 8 Cantatrices et delicias filiorum hominum
-25 Quis ita devorabit et deliciis affluet ut ego?
5-19 Eo quod Deus occupet deliciis cor ejus
Cant. 7- 6 Quam pulchra es et quam decora charissima in deliciis
8- 5 Deliciis affluens, innixa super dilectum s.
Eccli. 27-14 Risus illorum in deliciis peccati
Isai. 51- 3 Et ponet desertum ejus quasi delicias
66-11 Ut mulgeatis et deliciis affluatis ab omnimoda gloria
Jerem. 31-22 Usquequo deliciis dissolveris, filia vaga?
Ezech. 28-13 In deliciis paradisi Dei fuisti
Mich. 1-16 Decalvare et tondere super filios deliciarum
2- 9 Mulieres... ejecistis de domo deliciarum suarum
Luc. 7-25 Ecce qui in veste pretiosa sunt et deliciis
1 Tim. 5- 6 Nam quæ in deliciis est, vivens mortua est.
2 Petr. 2-13 Voluptatem existimantes diei delicias : Coinquinationes et maculæ deliciis affluentes
Apoc. 18- 3 Mercatores terræ de virtute deliciarum ejus
- 7 Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit
- 9 Qui cum illa fornicati sunt et in deliciis vixerunt,

DELICTUM.

Levit. 5- 3 Et si tetigerit quidq... subjacebit delicto
- 4 Oblitaque postea intellexerit delictum suum
-15 Si.. peccaverit, offeret pro delicto suo arietem
6- 4 Convicta delicti, reddet...
- 6 Dabit e. sacerdoti juxta æstimationem mensuramque delicti
-17 Sanctum sanctorum erit sicut pro peccato atque delicto
7- 1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto
- 2 Mactabitur et victima pro delicto, sanguis
- 5 Super altare, incensum est Domini pro delicto
- 7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto :
-37 Ista est lex... pro peccato atque delicto.
14-12 Tollet agnum et offeret eum pro delicto
-13 Pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia :
-14 Assumensq.. de sanguine hostiæ, quæ immolata est pro delicto
-17 Super sanguinem qui effusus est pro delicto
-21 Pro delicto assumet agnum ad oblationem
-24 Qui suscipiens agnum pro delicto et sextarium olei
-28 Pollices manus... sanguinis qui effusus est pro delicto
-31 Unum pro delicto et alterum in holocaustum
16-21 Confiteatur... universa delicta atque peccata
19-21 Pro delicto autem suo offeret Domino
22-16 Ne forte sustineant iniquitatem delicti sui
Num. 18- 9 Quidquid pro peccato atque delicto redditur
29-11 Absque his quæ offerri pro delicto solent
1 Reg. 6- 4 Quid est quod pro delicto reddere debeamus ei?
- 8 Vasa aurea quæ exolvistis ei pro delicto, ponetis in capsellam.
-17 Hi sunt autem ani aurei, quos reddiderunt Philisthiim pro delicto
3 Reg. 15-30 Propter delictum, quo irritaverat Dominum
4 Reg. 12-16 Pecuniam vero pro delicto non...inferebant
1 Par. 9- 1 Translatique sunt in Babylonem propter delictum suum
2 Par. 28-13 Quare vultis... vetera cumulare delicta?
1 Esdr. 9- 6 Super caput nostrum et delicta nostra creverunt
-13 Et in delicto nostro magno...D. noster liberasti
-15 Ecce coram te sumus in delicto nostro
10-10 Duxistis uxores alien. ut adderetis super delictum Israël
-19 Ut ejicerent uxores suas, et pro delicto suo arietem
Tobiæ. 3- 3 Domine... neque reminiscaris delicta mea
Job. 13-23 Scelera mea, et delicta ostende mihi.
14-17 Signasti quasi in sacculo delicta mea
33- 9 Mundus sum ego, et absque delicto
Psal. 18-13 Delicta quis intelligit?
-14 Et emundabor a delicto maximo.
21- 2 Longe a salute mea verba delictorum meorum
24- 7 Delicta juventutis meæ... ne memineris
-18 Vide. laborem meum et dimitte universa delicta mea
31- 5 Delictum meum cognitum tibi feci :
58-13 Delictum oris eorum sermonem labiorum
67-22 Verticem capilli perambulantium in delictis suis.
68- 6 Et delicta mea a te non sunt abscondita
Prov. 10-12 Et universa delicta operit charitas
17- 9 Qui celat delictum, quærit amicitias.
Sap. 3-13 Incoinquinata quæ nescivit thorum in delicto, habebit fructum
10- 2 Eduxit illum a delicto suo et dedit illi virtutem.
Eccli. 11-10 Si dives fueris, non eris immunis a delicto
14- 1 Et non est stimulatus in tristitia delicti
18-27 Et in diebus delictorum attendet ab inertia
19- 8 Si est tibi delictum, noli denudare
23- 2 Non parcant mihi et non appareant delicta
- 3 Multiplicentur delicta mea et peccata mea abundent
-13 Si frustraverit, delictum illius super ipsum erit.
-16 Omnia hæc auferentur et in delictis non volutabuntur
-26 Delictorum meorum non memorabitur Altissimus
27- 3 Conteretur cum delinquente delictum
28- 5 Quis exorabit pro delictis illius?
32-16 Age conceptiones tuas et non in delictis
38-10 Averte a delicto, et dirige manus Et ab omni delicto munda cor tuum.
39- 7 Aperiet os... pro delictis suis deprecabitur
41-22 A principe et a judice de delicto
Jerem. 51- 5 Terra autem eorum repleta est delicto
Ezech. 20-26 Propter delicta sua, et scient quia ego Dominus
40-39 Immoletur... holocaust. et pro peccato, et pro delicto
42-13 Ponent... oblationem pro peccato, et pro delicto
44-29 Victimam et pro peccato et pro delicto ipsi comedent.
46-20 Locus ubi coquent sacerdotes pro peccato, et pro delicto
Dan. 4-24 Forsitan ignoscet delictis tuis
6-22 Sed et coram te, rex, delictum non feci
Osee. 8-11 Ad peccand. : factæ sunt ei aræ in delictum
Amos. 8-14 Qui jurant in delicto Samariæ et dicunt :
2 Mac. 12-42 Ut id quod factum erat delictum oblivioni traderetur
13- 8 Quia multa erga aram Dei delicta commisit
Matth. 6-14 Dimittet, et vobis Pater... delicta vestra
Marc. 3-29 Sed reus erit æterni delicti
Rom. 3-25 Justitiæ suæ propter remissionem præcedentium delictorum
4-25 Qui traditus est propter delicta nostra et resurrexit
5-15 Sed non sicut delictum, ita et donum Si enim unius delicto multi mortui sunt
-16 Gratia autem ex multis delictis in justificationem
-17 Si enim unius delicto mors regnavit per unum :
-18 Igitur sicut per unius delictum in omnes homines
-20 Lex a. subintravit ut abundaret delictum Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia.
11-11 Sed illorum delicto, salus est Gentibus
-12 Quod si delictum illorum divitiæ sunt,
1 Cor. 6- 7 Delictum est in vobis, quod judicia habetis
2 Cor. 5-19 Reconcilians sibi, non reputans illis delicta
Galat. 6- 1 Si præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto
Ephes. 2- 1 Cum essetis mortui delictis et peccatis vestris
Colos. 2-13 Et vos cum mortui essetis in delictis et præputio carnis
Colos. 2-13 Convivificavit cum illo donans vobis omnia delicta
Hebr. 2-17 Ut repropitiaret delicta populi
7-27 Quemadmodum sacerdotes prius pro suis delictis hostias offerre
2 Petr. 1- 9 Oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum
2-14 Plenos adulterii et incessabilis delicti
Apoc. 18- 4 Ut ne participes sitis delictorum ejus

DELINIO.

Gen. 34- 3 Tristemque delinivit blanditiis
2 Par. 24-17 Adoraverunt regem qui delinitus obsequiis eorum acquievit

DELINQUO.

Levit. 4- 3 Delinquere faciens popul. offeret pro peccato
-27 Quod si peccaverit anima...atque delinquat
5- 2 Oblita... immunditiæ suæ rea est, et deliquit
-19 Quia per errorem deliquit in Dominum
Num. 5- 6 Per negligentiam transgressi fuerint... atque deliquerint
2 Par. 27- 2 Et adhuc populus delinquebat
33-23 Manasses pater ej... multo majora deliquit
Job. 9-28 Verebar... sciens quod non parceres delinquenti
33-27 Et dicet : Peccavi, et vere deliqui
Psal. 24- 8 Legem dabit delinquentibus in via
33-22 Qui oderunt justum, delinquent
-23 Non delinquent omnes qui sperant in eo
35- 2 Dixit injustus ut delinquat in semetipso
38- 2 Custodiam vias meas ut non delinquam in lingua mea
74- 5 Nolite inique agere : et delinquentibus : Nolite exaltare cornu
118-67 Priusquam humiliarer, ego deliqui
Eccle. 7- 4 Per tristitiam vultus corrigitur animus delinquentis
Sap. 15-13 Hic enim scit se super omnes delinquere
Eccli. 19- 4 Et qui delinquit in animam suam
-17 Quis est e. qui non deliquerit in lingua sua
23-13 Si dissimulaverit, delinquit dupliciter
-33 Secundo in virum suum deliquit; tertio in adulterio
27- 1 Propter inopiam multi deliquerunt :
- 3 Conteretur cum delinquente delictum.
38-15 Qui delinquit in conspectu ej. qui fecit eum.
42- 1 Et ne accipias personam ut delinquas
Jerem. 2- 3 Omnes qui devorant eum, delinquunt.
33- 8 In quibus deliquerunt mihi, et spreverunt me.
Ezech. 22- 4 In sanguine tuo... deliquisti :
25-12 Peccavitque delinquens, et vindictam expetivit,
Dan. 3-29 Recedentes a te, et deliquimus in omnibus
Osee. 4-15 Non delinquat saltem Juda :
13- 1 Et deliquit in Baal, et mortuus est.
Tit. 3-11 Qui ejusmodi est, et delinquit,

DELIRAMENTUM.

Luc. 24-11 Ante illos sicut deliramentum verba ista :

DELPHON.

Anno mundi 3589. *Filius secundus Aman. Is et ipse, sicut novem fratres, et pater, eodem supplicio fuit affixus, id est patibulo.*

Esth. 9- 7 Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha,

DELUBRUM.

2 Par. 34- 7 Cunctaque delubra demolitus esset,
Isai. 13-22 Et sirenes in delubris voluptatis.
17- 8 Non respiciet, lucos et delubra.
27- 9 Non stabunt luci et delubra.
65- 4 Qui... et in delubris idolorum dormiunt,
Jerem. 43-12 Et succendet ignem in delubris deorum Ægypti.
-13 Et delubra deorum Ægypti comburet igni :
Ezech. 6- 6 Et conterentur delubra vestra et delebuntur
Osee. 8-14 Et ædificavit delubra,
Joel. 3- 5 Et pulcherrima intulistis in delubra vestra.
2 Mac. 10- 2 Itemque delubra demolitus est.
11- 3 Sicut cætera delubra Gentium, habiturum,

DELUDO.

Gen. 31-35 Sic delusa sollicitudo quærentis est
2 Par. 32-15 Nec vana persuasione deludat, neq. credatis ei.
Prov. 3-34 Ipse deludet illusores,

DELUS.

Delus seu Delos insula est scriptoribus et fabulis notissima propter Apollinis et Dianæ natalitia, templumque et mercatum aliquando

totius Græciæ celeberrimum. Eaque insulis circumvicinis Cycladum nomen dedit, quod penes Delum quasi in circulum sint positæ.

1 Mac. 15-23 Et Spartiatis, et in Delum, et in Mindum

DEMAS.

Thessalonicæ natus, sancti Pauli primum fuit ardentissimus et devotissimus discipulus: at diligens hoc sæculum, id est, hujus vitæ commodorum amore ductus, ita ut tam Pauli quam Evangelii curam privatis commodis postponeret, Apostolum reliquit et abiit Thessalonicam, sive ut privatis suis consuleret, quia erat patria et ibi erat fortasse patrimonium, sive ut procul esset a periculo. Putant quidam erroribus adhæsisse Simonis Magi, Nicolai et Hermogenis, qui erant a fide apostatæ, imo et fuisse idolorum sacerdotem, quod tacet Scriptura; non enim dicit a fide christiana recessisse.

Colos. 4-14 Salutat vos Lucas medicus... et Demas
2 Tim. 4- 9 Demas en. me reliquit, diligens hoc sæcul.
Phile. -24 Demas, et Lucas, adjutores mei

DEMENS.

2 Mac. 15-33 Manum autem dementis contra templum suspendi.

DEMENTIA.

2 Mac. 4-40 Ætate pariter, et dementia provecto
14- 5 Tempus a. opportunum dementiæ suæ

DEMENTO.

Act. 8-11 Propter quod...magiis suis dementasset eos

DEMERGO.

Job. 40- 8 Et facies eorum demerge in foveam
Psal. 68- 3 Et tempestas demersit me
-16 Non me demergat tempestas aquæ
Sap. 10-19 Inimicos autem illorum demersit in mare
Eccli. 43-19 Et sicut locusta demergens descensus ejus
Jerem. 38-22 Demerserunt in cœno, et in lubrico pedes
Matth. 18- 6 Et demergatur in profundum maris
Luc. 10-15 Exaltata, usque ad infernum demergeris

DEMETO.

3 Reg. 16- 3 Ecce ego demetam posteriora Baasa
21-21 Et demetam posteriora tua, et interficiam...
Job. 24- 6 Agrum non suum demetunt
Apoc. 14-16 Et demessa est terra

DEMETRIUS I.

Anno mundi 3892, *Romæ* 592, *ante J. Ch.* 162. *Dictus est Soter, et est filius Seleuci Philopatoris, qui erat Antiochi Epiphanis frater. Demetrius post mortem Antiochi, ab urbe Roma, ubi erat obses pro Epiphane patruo, cum paucis clam aufugit in civitatem Tripolim Syriæ maritimam, ibique ut rex Syriæ acceptus et salutatus est. Occidit Lysiam et Antiochum et sedit super solium sibi a patre Seleuco et Antiocho Magno avo debitum, tanquam primogenito Seleuci, ejus primogeniti. Infensissimus fuit Judæis apud quos misit Bacchidem qui eos omnimodo vexaret. Postea tamen Demetrius cum audisset Judæos cum Alexandro Bale fœdus iniisse et congregavisse exercitum et arma copiosa, contristatus est valde, et scripsit ad eos verba deprecatoria, promittens dona et dignitates, remissionemque multarum præstationum, et vectigalium. Jonathas autem et populus non crediderunt sermonibus istis, nec receperunt eos, recordantes malitiæ magnæ quam fecerat in Israel; sed complacuit eis in Alexandrum qui admovit castra contra Demetrium. Commiserunt prælium duo reges, et fugit exercitus Demetrii, qui cecidit in die illa. Anno mundi* 3903, *ante J. Ch.* 151.

1 Mac. 7- 1 Exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma
- 4 Et sedit Demetrius super sedem regni sui
8-31 Sed et de malis quæ Demetrius rex fecit
9- 1 Ut audivit Demetrius, quia cecidit Nicanor
10- 2 Et audivit Demetrius rex, et congregavit
- 3 Et misit Demetrius epistolam ad Jonathan
-15 Audivit Alexander rex promissa quæ promisit Demetrius
-22 Et audivit Demetrius verba ista
-25 Rex Demetrius genti Judæorum salutem
-48 Et admovit castra contra Demetrium
-49 Et fugit exercitus Demetrii
-50 Et cecidit Demetrius in die illa.
-52 Et contrivi Demetrium et possedi regionem
-67 Venit Demetrius filius Demetrii a Creta
15- 1 Et misit rex Antiochus filius Demetrii epistolas

2 Mac. 14- 1 Cognovit Judas... Demetrium Seleuci
- 4 Venit ad regem Demetrium
- 5 Convocatus a Demetrio ad consilium
-11 Adversus Judam, inflammaverunt Demetrium
-26 Venit ad Demetrium, et dicebat Nicanorem rebus alienis assentire,

DEMETRIUS II.

Is est Nicanor, filius Demetrii Soteris. Cum audisset patrem suum interfectum esse in prælio venit a Creta in terram patrum suorum, regni paterni recuperandi causa. Constituit ducem Apollonium præses Cœlesyriæ, qui congregavit exercitum magnum, accessit ad Jamniam, et, anno 3906, *Romæ* 906, *ante J. Ch.* 148. *Jonathan summum Judæorum sacerdotem per litteras minatus ad pugnam provocavit. Ut audivit Jonathas sermones Apollonii, motus est animo, et elegit decem millia virorum, exiit ab Jerusalem et occurrit ei Simon frater in adjutorium; applicuerunt castra in Joppen, quam oppugnaverunt. Inde Jonathas succendit Azotum et civitates quæ erant in circuitu ejus, et templum Dagon et omnes qui fugerant in illud, octo fere millia virorum. Anno sequenti Ptolemæus rex Ægypti abstulit filiam suam Cleopatram quam dederat Alexandro et dedit eam Demetrio, non quod Demetrium magis amaret quam Alexandrum; neutrum enim cupiebat regnum Syriæ possidere; sed noluit utrumque simul habere adversarium, sperans, altero sublato, se etiam alterum facile eversurum. Fugit Alexander in Arabiam, ut ibi protegeretur; at Zabdiel Arabs abstulit caput ejus quod misit Ptolemæo, qui et ipse mortuus est tertia die. Regnavit ergo Demetrius. Immunem fecit Judæam, et cœpit populus Israel scribere in tabulis et gestis publicis; ablatum est enim jugum gentium ab Israel.*

1 Mac. 10-67 Venit Demetrius filius Demetrii a Creta
-69 Et constituit Demetrius rex Apollonium ducem
11- 9 Et misit legatos ad Demetrium, dicens
-12 Abstulit filiam suam, et dedit eam Demetrio
-19 Regnavit Demetrius anno centesimo sexagesimo septimo
-21 Abierunt... viri iniqui ad regem Demetrium
-30 Rex Demetrius fratri Jonathæ, salutem
-32 Rex Demetrius Lastheni parenti, salutem
-38 Et videns Demetrius rex quod siluit terra
-39 Exercitus murmurabat contra Demetrium
-40 Et enuntiavit ei quanta fecit Demetrius
-41 Et misit Jonathas ad Demetrium regem
-42 Et misit Demetrius ad Jonathan, dicens
-52 Et sedit Demetrius rex in sede regni sui
-55 Omnes exercitus, quos disperserat Demetrius
-63 Prævaricati sunt principes Demetrii in Cades
12-24 Regressi sunt principes Demetrii cum exercitu
-34 Vellent præsidium tradere partibus Demetrii
13-34 Misit ad Demetrium regem ut faceret remissionem
-35 Demetrius rex ad verba ista respondit ei
-36 Rex Demetrius Simoni summo sacerdoti
14- 1 Congregavit rex Demetrius exercitum suum
- 2 Audivit Arsaces... quia intravit Demetrius
- 3 Et abiit et percussit castra Demetrii
-38 Demetrius statuit illi summum sacerdotium
15-22 Hæc eadem scripta sunt Demetrio regi
2 Mac. 1- 7 Regnante Demetrio anno centesimo

DEMETRIUS III.

Anno J. Ch. 54, *facta est in civitate Ephesi hoc anno turbatio non minima et tumultus magnus de via Domini, id est, de instituto Christi et christianismo; Demetrius enim quidam nomine, faber argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ, præstabat artificibus sibi subordinatis non modicum quæstum, quos convocans: Seitis, inquit illis, nobis de nostro commercio magnum esse lucrum et acquisitionem. Videtis et auditis non solum Ephesi, verum etiam pene in tota Asia ob prædicationes istius Pauli arceri turbas, ne emant a nobis statuas et parvulas ædes; Paulus enim dicit: Non sunt dii, qui manibus fiunt. Non solum periclitatur quæstus noster, sed et magna Dianæ ludibrio habebitur et in nihilum reputabitur, majestasque ejus destrui incipiet. His auditis repleti sunt ira et exclamaverunt: Magna Diana Ephesiorum! et impleta est civitas confusione tota civitas. Scriba quidam seditionem sedavit quam sanctus Paulus ipse pacificare volebat. At noluerunt consentire discipuli, rogantes eum ne se daret in theatrum.*

Act. 19-24 Demetrius enim quidam nomine
-38 Quod si Demetrius et qui cum eo sunt

DEMETRIUS IV.

Christianus fidelis et magna virtute, sicut testatur sanctus Joannes. Putant quidam Demetrium istum eumdem esse ac Demetrium argentarium, qui paganismum reliquisset ut fidem Jesu Christi amplexaretur. At hoc minime probatur nec legitur in sanctis Patribus.

3 Joan. -12 Demetrio testimonium redditur ab omnibus

DEMINORATIO.

Eccli. 22- 3 Filia autem in deminoratione fiet

DEMITTO.

Exod. 40- 3 Demittesque ante illam velum
Num. 11-31 Coturnices detulit, et demisit in castra
Josue. 2-15 Demisit ergo eos per funem de fenestra
-18 In fenestra, per quam demisisti nos
3 Reg. 21-27 Dormivit in sacco, et ambulavit demisso capite
Job. 32- 6 Demisso capite, veritus sum vobis indicare
38- 6 Aut quis demisit lapidem angularem ejus?
Isai. 49-23 Vultu in terram demisso adorabunt te
Ezech. 1-24 Cumq. starent, demittebantur pennæ eor.

DEMO.

1 Mac. 8-30 Quod si... demere ad hæc aliquid voluerint
Et quæcumque... dempserint, rata erunt

DEMOLIOR.

1 Reg. 5- 6 Et demolitus est eos: et percussit
6- 5 Similitudines murium qui demoliti sunt ter.
15- 3 Et percute Amalec, et demolire universa ej.
- 9 Quidquid vero vile... hoc demoliti sunt
2 Reg. 20-20 Non præcipito, neque demolior
4 Reg. 15- 4 Verumtamen excelsa non est demolitus
18-25 Ascendi ad locum istum, ut demolirer eum
Ascende ad terram hanc, et demolire eam
2 Par. 31- 1 Demoliti sunt excelsa, et altaria destruxerunt
33- 3 Quæ demolitus fuerat Ezechias pater ejus
34- 4 Simulacra, quæ superposita fuerant, demoliti sunt
- 7 Cunctaque delubra demolitus esset
36-19 Et quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt
Prov. 15-25 Domum superborum demolietur Dominus
Cant. 2-15 Capite nobis vulpes parvulas quæ demoliuntur vineas
Jerem. 12-10 Pastores multi demoliti sunt vineam meam
31-28 Ut evellerem, et demolirer, et dissiparem
51- 2 Ventilabunt eam, et demolientur terram ejus
Thren. 2- 6 Demolitus est tabernaculum suum
Ezech. 6- 4 Et demoliar aras vestras, et confringentur
- 6 Et excelsa demolientur, et dissipabuntur
16-39 Et demolientur prostibulum tuum
35- 4 Urbes tuas demoliar, et tu desertus eris
Joel. 1-17 Demolita sunt horrea, dissipatæ sunt apothecæ
2- 8 Per fenestras cadent, et non demolientur
Amos. 7- 9 Et demolientur excelsa idoli
1 Mac. 4-45 Et demoliti sunt illud
11- 4 Azotum et cætera ejus demolita
2 Mac. 10- 2 Itemque delubra demolitus est
Matth. 6-19 Ubi ærugo, et tinea demolitur
-20 Ubi neque ærugo, neque tinea demolitur

DEMONSTRO.

Deut. 9-12 Deseruerunt.. viam quam demonstrasti eis
Judic. 20-38 Ut... captam urbem demonstrarent
2 Par. 3- 1 Qui demonstratus fuerat David patri ejus
Psal. 24- 4 Vias tuas, Domine, demonstra mihi
Prov. 18-13 Stultum se esse demonstrat
Sap. 18-18 Moriebatur, causam demonstrabat mortis
Prolog. Eccli. Sapientia demonstrata est
Eccli. 14-12 Et testamentum inferorum quia demonstratum est tibi
Jerem. 11-18 Tu autem, Domine, demonstrasti mihi
1 Mac. 7-33 Et demonstrare ei holocautomata
Matth. 3- 7 Quis demonstravit vobis fugere a ventura ira?
Marc. 14-15 Et ipse vobis demonstrabit cœnaculum
Joan. 5-20 Et omnia demonstrat ei, quæ ipse facit, et majora his demonstrabit ei opera
1 Cor. 12-31 Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro

DEMOPHON.

Anno mundi 3892, Romæ 592. ante J. C. 162. Dux erat Demophon in exercitu Antiochi Eupatoris. Pace inita inter Antiochum et Judam Machabæum, Judæi operam dabant agriculturæ propter bella neglectæ; sed non sinebant eos in silentio agere et quiete viri quos reliquerat Lysias in vicinis locis, ut residerent, inter quos erat Demophon; cujus crudelitatem audiens et non sustinens Judas, iterum convocavit viros suos et hortatus est ad arma capienda adversus hostes.

2 Mac. 12- 2 Sed et Hieronymus, et Demophon super hos

DEMORATIO.

Prov. 12-11 Qui suavis est in vini demorationibus

DEMOROR.

Psal. 24-13 Anima ejus in bonis demorabitur
29- 6 Ad vesperum demorabitur fletus
Eccli. 6-22 Et non demorabuntur projicere illam
17-26 Non demoreris in errore impiorum
2 Mac. 5-27 Et fœni cibo vescentes, demorabantur
Joan. 3-22 Et illic demorabatur cum eis, et baptizabat
Act. 14- 3 Multo igitur tempore demorati sunt, fiducialiter agentes in Domino
15-35 Paulus autem et Barnabas demorabantur Antiochiæ
20- 6 Ubi demorati sumus diebus septem
25- 6 Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo
-14 Et cum dies plures ibi demorarentur
Hebr. 11- 9 Fide demoratus est in terra repromissionis

DEMUM.

Gen. 41- 9 Tunc demum reminiscens pincernarum magister
Num. 19- 7 Et tunc demum, lotis vestibus et corpore
2 Mac. 6-15 Ita demum in nos vindicet

DENABA.

Civitas Bale, filii Beor regis Edom, post quem regnavit Job.

Gen. 36-32 Bela filius Beor, nomenque urbis ejus Denaba
1 Par. 1-43 Bale filius Beor, et nomen civitatis ejus Denaba

DENARIUS.

Matth. 18-28 Qui debebat ei centum denarios
20- 2 Conventione a. facta... ex denario diurno
- 9 Cum venissent... acceperunt singulos denarios
-10 Acceperunt autem et ipsi singulos denarios
-13 Nonne ex denario convenisti mecum?
22-19 At illi obtulerunt ei denarium
Marc. 6-37 Euntes emamus ducentis denariis panes
12-15 Afferte mihi denarium ut videam
14- 5 Venundari plusquam trecentis denariis
Luc. 7-41 Unus debebat denarios quingentos
10-35 Et altera die protulit duos denarios
20-24 Ostendite mihi denarium.
Joan. 6- 7 Ducentorum denariorum panes non sufficiunt
12- 5 Quare hoc unguentum non væniit trecentis denariis
Act. 19-19 Invenerunt pecuniam denariorum quinq.
Apoc. 6- 6 Bilibris tritici denario, et tres bilibres hordei denario,

DENEGO.

Prov. 30- 7 Duo rogavi te, ne deneges mihi
Marc. 8-34 Si quis vult me sequi, deneget semetipsum.

DENI, *et* DENA.

Exod. 26-16 Quæ singulæ denos cubitos in longitudine
Num. 7-86 Denos siclos appendentia pondere sanctuarii
Apoc. 9-16 Numerus equestris exercitus vicies millies dena

DENIGRO.

Job. 30-30 Cutis mea denigrata est super me
Thren. 4- 8 Denigrata est super carbones facies eorum

DENIQUE.

Deut. 2-11 Denique Moabitæ appellant eos Emim
Judic. 20- 5 Uxorem meam... vexantes, denique mortua est.
2 Par. 26- 6 Denique egressus est, et pugnavit contra Philisthiim
Tobiæ. 1- 5 Denique cum irent omnes ad vitulos aureos
-21 Deniq. cum reversus esset rex Sennacherib
Judith. 5-20 Denique Chananæum regem... prostraverunt
11-11 Denique hoc ordinant ut interficiant pecora
Esth. 9-25 Denique et ipsum, et filios ejus affixerunt cruci.

DENOTABITUR.

Eccli. 19- 5 Qui gaudet iniquitate denotabitur
- 6 Qui jucundatur in malitia denotabitur

DENOTATIO.

Eccli. 5-17 Denotatio pessima super bilinguem

DENS.

Gen. 49-12 Sunt... et dentes ejus lacte candidiores.
Exod. 21-24 Oculum pro oculo, dentem pro dente
-27 Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ... dimittet eos liberos
Levit. 24-20 Oculum pro oculo, dentem pro dente restituet
Num. 11-33 Adhuc carnes erant in dentibus eorum
Deut. 19-21 Oculum pro oculo, dentem pro dente..exiges
32-24 Dentes bestiarum immittam in eos
34- 7 Non caligavit oculus ejus, nec dentes illius moti sunt
Judic. 15-19 Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxilla asini
1 Reg. 14- 4 Erant... quasi in modum dentium scopuli
3 Reg. 10-22 Deferens inde aurum... et dentes elephant.
Job. 4-10 Dentes catulorum leonum contriti sunt
13-14 Lacero carnes meas dentibus meis
16-10 Infremuit contra me dentibus suis
19-20 Derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos
29-17 De dentibus illius auferebam prædam
41- 5 Per gyrum dentium ejus formido
Psal. 3- 8 Dentes peccatorum contrivisti.
34-16 Frenduerunt super me dentibus suis
36-12 Stridebit super eum dentibus suis
56- 5 Filii hominum dentes eorum arma et sagittæ
57- 7 Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum
111-10 Dentibus suis fremet et tabescet
123- 6 Non dedit nos in captionem dentibus eorum
Prov. 10-26 Sicut acetum dentibus... sic piger his qui miserunt eum
25-19 Dens putridus, et pes lassus, qui sperat super infideli
30-14 Generatio quæ pro dentibus gladios habet
Cant. 4- 2 Dentes tui sicut greges tonsarum
6- 5 Dentes tui sicut grex ovium
7- 9 Labiisque et dentibus illius ad ruminandum
Sap. 16-10 Nec draconum venenator. vicerunt dentes
Eccli. 19-27 Amictus corporis et risus dentium... enuntiant de illo
21- 3 Dentes leonis, dentes ejus interficientes animas hominum
30-10 In novissimo obstupescent dentes tui
39-36 Bestiarum dentes, et scorpii et serpentes
Jerem. 31-30 Dentes filiorum obstupuerunt
-30 Qui comederit uvam acerbam obstupescent dentes ejus
Thren. 2-16 Sibilaverunt et fremuerunt dentibus
3-16 Fregit ad numerum dentes meos
Ezech. 18- 2 Et dentes filiorum obstupescunt
27-15 Dentes eburneos et hebeninos commutaverunt
Dan. 7- 5 Tres ordines erant in ore ejus, et in dentibus
- 7 Dentes ferreos habebat magnos
-19 Dentes et ungues ejus ferrei
Joel. 1- 6 Dentes ejus ut dentes leonis
Amos. 4- 6 Unde et ego dedi vobis stuporem dentium
Mich. 3- 5 Qui mordent dentibus suis et prædicant pacem
Zach. 9- 7 Auferam... et abominationes ejus de medio dentium ejus
Matth. 5-38 Oculum pro oculo et dentem pro dente
8-12 Ibi erit fletus, et stridor dentium
13-42 Ibi erit fletus, et stridor dentium
-50 Ibi erit fletus, et stridor dentium
22-13 Ibi erit fletus, et stridor dentium
24-51 Illic erit fletus, et stridor dentium
25-30 Illic erit fletus, et stridor dentium
Marc. 9-17 Spumat et stridet dentibus, et arescit
Luc. 13-28 Ibi erit fletus, et stridor dentium
Act. 7-54 Audientes... stridebant dentibus in eum
Apoc. 9- 8 Dentes earum, sicut dentes leonum erant.

DENSABUNTUR.

Job. 8-17 Super acervum petrarum radices ejus densabuntur

DENSITAS.

Isai. 9-18 Succendetur in densitate saltus

DENSUS, A, UM, ISSIMUM.

Exod. 10-21 Sint tenebræ super terram Ægypti tam densæ ut palpari queant
Exod. 19-16 Cœperunt... micare fulgura, et nubes densissima operire montem
Levit. 23-40 Ramos ligni densarum frondium
Habac. 2- 6 Aggravat contra se densum lutum

DENUDATIO.

Eccli. 11-29 In fine hominis denudatio operum illius

DENUDO.

Judith. 9- 2 Denudaverunt femur virginis in confusionem.
Eccli. 4-21 Et denudabit absconsa sua illi
6- 9 Est amicus qui odium et rixam et convitia denudabit
19- 8 Si est tibi delictum, noli denudare
27-17 Qui denudat arcana amici fidem perdit
-19 Quod si denudaveris absconsa illius
-24 Denudare a. amici mysteria desperatio est
Isai. 47- 2 Denuda turpitudinem tuam, discooperi humerum
Ezech. 16-39 Et denudabunt te vestimentis tuis
23-18 Denudavit quoque fornicationes suas
-26 Denudabunt te vestimentis tuis, et tollent vasa
Habac. 3-13 Denudasti fundamentum ejus usque ad collum
1 Mac. 7-31 Cognovit Nicanor quoniam denudatum est consilium

DENUNTIO.

Gen. 43- 3 Respondit Judas: Denuntiavit nobis vir ille
- 5 Vir enim... denuntiavit nobis, dicens
Num. 18-26 Præcipe Levitis, atque denuntia: cum acceperitis.,
Eccli. 16-31 Anima omnis vitalis denuntiavit ante faciem ipsius
1 Mac. 9-63 Et his, qui de Judæa erant denuntiavit
Act. 4-18 Denuntiaverunt ne omnino loquerentur
5-40 Cæsis denuntiaverunt ne omnino loquerentur
23-30 Misi eum ad te denuntians et accusatoribus
2 Thes. 3- 6 Denuntiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini
-10 Cum essemus apud vos hoc denuntiabamus vobis
-12 Denuntiamus, et obsecramus in Domino
1 Tim. 1- 3 Ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent

DENUO.

Levit. 14-48 Postquam denuo lita fuerit, purificabit eam
Marc. 14-40 Et reversus denuo invenit eos dormientes
Joan. 3- 3 Amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuo
- 7 Quia dixi tibi: Oportet vos nasci denuo
Galat. 4- 9 Et egena elementa quibus denuo servire vultis

DEORSUM.

Gen. 6-16 Deorsum, cœnacula, et tristega faciens in ea
49-25 Benedicet tibi... benedictionibus abyssi jacentis deorsum
Exod. 20- 4 Quæ est in cœlo desuper, et quæ in terra deorsum
26-24 Eruntq. conjunctæ a deorsum usque sursum
28-27 Sunt in utroque latere super humeralis deorsum
-33 Deorsum vero ad pedes ejusdem tunicæ
36-29 Quæ junctæ erant a deorsum usquè sursum
39-22 Deorsum autem ad pedes mala punica
Deut. 4-39 Sit Deus in cœlo sursum, et in terra deorsum
Josue. 2-11 Est Deus in cœlo sursum et in terra deorsum
3 Reg. 8-23 Deus in cœlo desuper et super terram deorsum
4 Reg. 9-33 Dixit eis: Præcipitate eam deorsum
19-30 Mittet radicem deorsum et faciet fructum
Judith. 14- 2 Exite cum impetu non ut descendatis deorsum
Job. 18-16 Deorsum radices ejus siccentur
26- 8 Qui ligat aquas in nubibus suis, ut non erumpant pariter deorsum
Prov. 25- 3 Cœlum sursum et terra deorsum
Eccle. 3-21 Si spiritus jumentorum descendat deorsum?
10- 6 In dignitate sublimi et divites sedere deorsum
Eccli. 51- 9 Appropinquans erat in inferno deorsum
Isai. 37-31 Quod reliquum est, radicem deorsum, et faciet fructum
51- 6 Levate... oculos vestros et videte sub terra deorsum
Ezech. 1-27 A lumbis ejus usque deorsum
8- 2 Ab aspectu lumborum ejus, et deorsum,
Dan. 10- 6 Et brachia ejus et quæ deorsum sunt, usque ad pedes
Matth. 4- 6 Et dixit ei: Si Filius Dei es, mitte te deorsum

Matth. 27-51 Scissum est in duas partes a summo usque deorsum
Marc. 14-66 Et cum esset Petrus in atrio deorsum
15-38 Scissum est in duo a summo usque deorsum.
Luc. 4- 9 Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum
Joan. 8- 6 Jesus autem inclinans se deorsum
-23 Vos de deorsum estis, ego de supernis sum.
Act. 2-19 In cœlo sursum et signa in terra deorsum
20- 9 Ductus somno cecidit de tertio cœnaculo deorsum

DEOSCULOR.

Gen. 48-10 Applicitosque ad se deosculatus, et circumplexus eos
50- 1 Ruit super faciem patris flens et deosculans
1 Reg. 18- 1 Effudit super caput ejus et deosculatus est
Esth. 13-13 Vestigia pedum ejus deosculari paratus essem
Prov. 7-13 Apprehensumque deosculatur juvenem
24-26 Labia deosculabitur, qui recta verba respondet
Cant. 8- 1 Ut inveniam te foris et deosculer te, et jam me nemo despiciat

DEPASCO.

Exod. 22- 5 Et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliena
Psal. 48-15 In inferno positi sunt; mors depascet eos
79-14 Et singularis ferus depastus est eam
Sap. 19- 9 Tanquam en. equi depaverunt escam
Isai. 3-14 Vos enim depasti estis vineam
Ezech. 34-18 Satis vobis erat pascua bona depasci

DEPENDEO.

2 Reg. 20- 8 Gladio dependente usque ad ilia in vagina
3 Reg. 7-29 Et subter leones et boves quasi lora ex ære dependentia
Job. 15-27 De lateribus ejus arvina dependet
Jerem. 52-23 Fuerunt malogranata nonaginta sex dependentia
Ezech. 15- 3 Fabricabitur de ea paxillus, ut dependeat in eo quodcumque vas

DEPEREO.

2 Reg. 13- 2 Et deperiret eam valde ita ut... ægrotaret
Sap. 10- 3 Per iram homicidii fraterni deperiit
Eccli. 31- 7 Omnis imprudens deperiet in illo
Jacob. 1-11 Flos ejus cecidit et decor vultus ejus deperiit

DEPILATUS.

Ezech. 29-18 Omne caput decalvatum et omnis humerus depilatus est

DEPINGO.

4 Reg. 9-30 Depinxit oculos suos stibio et ornavit caput
Ezech. 8-10 Idola domus Israël depicta erant in pariete
23-14 Cumque vidisset viros depictos in pariete

DEPLORANTES.

Sap. 19- 3 Habentes luctum et deplorantes ad monumenta

DEPONO.

Gen. 24-18 Bibe, Dom. mi; celeriterq. deposuit hydriam
-46 Quæ festinans deposuit hydriam de humero
38-14 Quæ, depositis viduitatis vestibus, assumpsit theristrum
-19 Depositoque habitu quem sumpserat
44-11 Deponentes in terram saccos, aperuerunt
Exod. 15- 7 In multitudine gloriæ tuæ deposuisti adversarios tuos
33- 5 Depone ornatum tuum ut sciam quid faciam
- 6 Deposuerunt ergo filii Israël ornatum suum
Levit. 16-23 Depositis vestibus, quibus prius indutus erat
Num. 1-51 Cum proficiscendum fuerit, deponent Levitæ tabernaculum
2-17 Quomodo erigetur, ita et deponetur
4- 5 Movenda sunt castra et deponent velum quod pendet
9-20 Erigebant tentoria et ad imperium illius deponebant
10-17 Depositumque est tabernaculum
-36 Cum autem deponeretur, aiebat : Revertere, Domine
Deut. 21-13 Et deponet vestem in qua capta est
Josue. 8-29 Et deposuerunt cadaver ejus de cruce
10-27 Cumq. occumberet sol, præcepit sociis ut deponerent eos
Qui depositos projecerunt in speluncam
1 Reg. 6-15 Levitæ autem deposuerunt arcam Dei et capsellam
17-39 Quia non usum habeo; et deposuit ea
19-12 Deposuit eum per fenestram. Porro ille abiit
2 Reg. 15-24 Et deposuerunt arcam Dei : et ascendit
3 Reg. 5- 9 Servi mei deponent ea de Libano ad mare
3 Reg. 17-23 Tulitque Elias puerum et deposuit eum de cœnaculo
4 Reg. 16-17 Et mare deposuit de bobus æreis qui sustentabant illud
2 Par. 15-16 Matrem Asa regis ex augusto deposuit imper.
2 Esdr. 4-23 Non deponebamus vestimenta nostra
Tobiæ. 6-15 Deponam senectutem illorum cum tristitia
Esth. 14- 2 Cumque deposuisset vestes regias
15- 4 Die a. tertio deposuit vestimenta ornatus sui
Job. 36-19 Depone magnitudinem tuam absque tribulatione
Psal. 58-12 Et depone eos, protector meus Domine
Eccli. 43-19 Sicut avis deponens ad sedendum aspergit nivem
Isai. 22-19 Expellam te... et de ministerio tuo deponam te
Thren. 1- 9 Deposita est vehementer non habens consolatorem
Dan. 5-20 Ad superbiam depositus est de solio regni sui
Mich. 7-19 Deponet iniquitates nostras et projiciet
2 Mac. 3-15 Legem posuit, ut his qui deposuerant, ea salva custodiret
8-35 Deposita veste gloriæ... venit Antiochiam
Marc. 15-36 Videamus si veniat Elias ad deponendum eum
-46 Et deponens eum, involvit sindone
Luc. 1-52 Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles
23-53 Depositum involvit sindone et posuit eum
Act. 7-57 Testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes
13-29 Deponentes eum de ligno posuerunt eum
Ephes. 4-22 Deponere vos secundum pristinam conversationem
-25 Propter quod deponentes mendacium, loquimini
Colos. 3- 8 Nunc autem deponite et vos omnia
Hebr. 12- 1 Deponentes omne pondus et circumstans nos peccatum
1 Petr. 2- 1 Deponentes igitur omnem malitiam

DEPOPULATIO.

Amos. 5- 9 Depopulationem super potentem affert
Mich. 2- 4 Depopulatione vastati sumus, pars populi

DEPOPULATOR.

Isai. 21- 2 Et qui depopulator est vastat

DEPOPULOR.

Gen. 34-27 Et depopulati sunt urbem in ultionem
Num. 31- 9 Quidquid habere potuerant depopulati sunt
Jerem. 47- 4 Depopulatus est enim Dominus Palæstinos
Ezech. 36- 4 Urbibus derelictis quæ depopulatæ sunt
45- 8 Non depopulabuntur ultra principes populum meum
Osee. 10- 2 Confringet simulacra eorum, depopulabitur aras eorum
Joel. 1-10 Depopulata est regio, luxit humus

DEPORTO.

Num. 18-13 Univ. frugum initia..et Domino deportantur
1 Par. 15-25 Et tribuni ierunt ad deportandam arcam
22- 4 Quæ Sidonii... deportaverant ad David.
2 Esdr. 10-39 Ad gazophylacium enim deportabunt

DEPOSITIO.

1 Petr. 3-21 Non carnis depositio sordium, sed conscientiæ bonæ...
2 Petr. 1-14 Certus quod velox est depositio tabernaculi mei

DEPOSITUM.

Levit. 6- 2 Contempto Domino negaverit proximo suo depositum
2 Mac. 3-10 Tunc summus sacerdos ostendit deposita esse hæc
-15 Invocabant de cœlo eum qui de depositis legem posuit
1 Tim. 6-20 O Timothee, depositum custodi devitans profanas..
2 Tim. 1-12 Quia potens est depositum meum servare in illum diem
-14 Bonum depositum custodi per Spiritum

DEPRÆDATIO.

Judith. 10-12 Quod dentur vobis in deprædationem,
Isai. 33- 1 Cum consummaveris deprædationem,

DEPRÆDOR.

Job. 24- 9 Vim fecerunt deprædantes pupillos
Isai. 10-13 Et principes eorum deprædatus sum
33- 1 Cum consummaveris deprædationem deprædaberis
Thren. 3-51 Oculus meus deprædatus est animam meam
Ezech. 29-19 Et deprædabitur manubias ejus et diripiet
Ezech. 39-10 Deprædabuntur eos quibus prædæ fuerant
1 Mac. 6- 3 Quærebat capere civitat. et deprædari eam

DEPRAVO.

Deut. 18-20 Qui arrogantia depravatus voluerit loqui
3 Reg. 11- 4 Depravatum est cor ejus per mulieres
Esth. 16- 7 Suggestionibus regum studia depraventur
Prov. 10- 9 Qui a. depravat vias suas, manifestus erit
Eccli. 22-20 In omni tempore, metu non depravabitur
2 Petr. 3-16 Quæ indocti, et instabiles depravant

DEPRECABILIS.

Psal. 89-13 Et deprecabilis esto super servos tuos

DEPRECATIO.

3 Reg. 8-30 Exaudias deprecationem servi tui, et populi
-52 Sint oculi tui aperti ad deprecationem servi
-54 Cum complesset Salomon... deprecationem hanc, surrexit
9- 3 Exaudivi orationem tuam et deprecationem
1 Esdr. 9- 8 Facta est deprecatio nostra apud Dominum
Esth. 8- 5 Et deprecatio mea non ei videtur esse contraria
13-17 Exaudi deprecationem meam et propitius esto
Psal. 6-10 Exaudivit Dominus deprecationem meam
16- 1 Intende deprecationem meam
21-25 Neque despexit deprecationem pauperis
27- 2 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ
- 6 Quoniam exaudivit vocem deprecationis meæ
38-13 Exaudi orationem..et deprecationem meam
54- 2 Et ne despexeris deprecationem meam
60- 2 Exaudi, Deus, deprecationem meam
65-19 Deus, et attendit voci deprecationis meæ
85- 6 Domine... intende voci deprecationis meæ
118-169 Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo
129- 2 Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ
139- 7 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ
141- 7 Intende ad deprecationem meam
144-19 Et deprecationem eorum exaudiet
Sap. 18-21 Per incensum deprecationem allegans, restitit iræ
Eccli. 4- 6 Exaudietur deprecatio illius
21- 6 Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet
34-20 Deprecatio offensionis... exaltans animam
35- 3 Et deprecatio pro peccatis
- 5 Et deprecatio pro peccatis
-16 Et deprecationem læsi exaudiet
-20 Deprecatio illius usque ad nubes propinquabit
38-39 Et deprecatio illorum in operatione artis
Jerem. 33- 6 Revelabo illis deprecationem pacis
37-19 Valeat deprecatio mea in conspectu tuo.
2 Mac. 9-18 Scripsit ad Judæos in modum deprecationis
Luc. 1-13 Exaudita est deprecatio tua
Philip. 1- 4 Cum gaudio deprecationem faciens
Jacob. 5-16 Multum enim valet deprecatio justi assidua

DEPRECATORIA.

1 Mac. 10-24 Scribam et ego illis verba deprecatoria

DEPRECOR.

Gen. 16- 2 Cumque ille acquiesceret deprecanti
25-21 Deprecatusque est Isaac Dominum
42-21 Dum deprecaretur nos, et non audivimus
Exod. 8- 9 Constitue mihi quando deprecer pro te
30-10 Et deprecabitur Aaron super cornua ejus
32-30 Si quo modo quivero eum deprecari
Levit. 9- 7 Et deprecare pro te et pro populo
Num. 6-11 Et deprecabitur pro eo, quia peccavit
8-12 Ut depreceris pro eis
15-28 Et deprecabitur pro ea sacerdos
16-48 Pro populo deprecatus est, et plaga cessavit
20-21 Nec voluit acquiescere deprecanti
31-50 Ut depreceris pro nobis Dominum
Deut. 9-20 Et pro illo similiter deprecatus sum
-25 Noctibus quib. eum suppliciter deprecabar
Judic. 11-37 Hoc solum mihi præsta quod deprecor
13- 9 Exaudivitque Dominus deprecantem Manue
2 Reg. 12-16 Deprecatusque est David Do. pro parvulo
3 Reg. 2-20 Petitionem unam parvulam ego deprecor
8-33 Et deprecati te fuerint in domo hac
-47 Et conversi deprecati te fuerint in captivit.
-59 Quibus deprecatus sum coram Domino
9- 3 Quam deprecatus es coram me
13- 6 Deprecare faciem Domini Dei tui, et ora
4 Reg. 3-11 Ut deprecemur Dominum per eum ?
5-18 De quo depreceris Dominum pro servo tuo
13- 4 Deprecatus est autem Joachaz faciem Dom.
19-20 Quæ deprecatus es me super Sennacherib
2 Par. 6-24 Si... et fuerint deprecati in loco isto

2 *Par.* 6-26 Si... et deprecati te fuerint in loco isto
-29 Si quis de populo tuo Israël fuerit deprecatus
-37 Et deprecati te fuerint in terra captivitatis
7-14 Deprecatus me fuerit, et exquisierit faciem
20- 4 Congregatusq. est Juda ad deprecandumDo.
33-13 Deprecatusq. est eum, et obsecravit intente
34-26 Qui misit vos pro Domino deprecando
Tobiæ. 3-11 Cum lacrymis deprecabatur Deum
8- 4 Sara, exurge, et deprecemur Deum hodie,
Judith. 4-15 Deprecantes Dominum, permanebant in conspectu Domini
9-17 Deus... exaudi me miseram deprecantem
12- 5 Copia... egrediendi...et deprecandi Domin.
Esth. 4- 8 Ut intraret...et deprecaretur eum pro pop.
13- 8 Mardochæus autem deprecatus est Domin.
14- 3 Et deprecabatur Dominum Deum Israël
Job. 5- 8 Ego deprecabor Dominum
8- 5 Si... Omnipotentem fueris deprecatus
9-15 Non respondebo, sed meum judicem deprecabor
11-19 Et deprecabuntur faciem tuam plurimi
19-16 Ore proprio deprecabar illum
33-26 Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit.
41- 3 Non parcam ei, et verbis potentibus, et ad deprecandum compositis
Psal. 29- 9 Ad Deum meum deprecabor
44-13 Vultum tuum deprecabuntur omnes divites
63- 2 Exaudi... orationem meam cum deprecor
118-58 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde
134-14 Dominus... in servis suis deprecabitur
141- 2 Voce mea ad Dominum deprecatus sum
Prov. 28-27 Qui despicit deprecantem, sustinebit penuriam
Sap. 8-21 Adii Dominum et deprecatus sum illum
13-18 Et pro sanitate quidem infirmum deprecatur
18-21 Properans... deprecari pro populis
Eccli. 21- 1 De pristinis deprecare ut tibi dimittantur
28- 2 Deprecanti tibi peccata solventur
- 4 De peccatis suis deprecatur
33- 4 Et sic deprecatus exaudietur
-20 Et depreceris pro illis
37-19 Et in his omnibus deprecare Altissimum
38-14 Dom. deprecabuntur ut dirigat requiem
39- 6 In conspectu Altissimi deprecabitur
- 7 Aperiet os.. et pro delictis suis deprecabitur
51-13 Pro morte defluente deprecatus sum
Isai. 11-10 In die illa ipsum gentes deprecabuntur
45-14 Te adorabunt, teque deprecabuntur
Jerem. 26-19 Et deprecati sunt faciem Domini
Baruc. 2- 8 Non sumus deprecati faciemDom. Dei nostri
Dan. 9- 3 Posui faciem meam ad Dominum... rogare, et deprecari in jejuniis
Zach. 7- 2 Miserunt...ad deprecandam faciem Domini
8-21 Eamus et deprecemur faciem Domini
-22 Venient populi...ad...deprecandam faciem Domini
Malac. 1- 9 Et nunc deprecamini vultum Dei ut misereatur vestri
2 *Mac.* 3-20 Protendentes manus in cœlum deprecabantur
8-14 Dominum deprecabantur ut eriperet eos
10-25 Machabæus autem et qui cum ipso erant... deprecabantur Dominum
13- 3 Multa fallacia deprecabatur Antiochum
-23 Mente consternatus, Judæos deprecans
Marc. 1-40 Venit ad eum leprosus deprecans eum
5-10 Deprecabatur eum multum ne se expelleret
-12 Et deprecabantur eum spiritus dicentes: Mitte nos in porcos
-18 Cœpit illum deprecari qui a dæmonio vexatus fuerat
-23 Et deprecabatur eum multum dicens: Quoniam filia mea in extremis est
6-56 Et deprecabantur eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
7-32 Deprecabantur eum ut imponat illi manum
Act. 10- 2 Faciens eleemosynas... et deprecans Deum
16- 9 Macedo quidam erat stans et deprecans
-15 Deprecata est dicens: Si judicastis me
-39 Deprecati sunt eos... ut egrederentur
Philip. 4- 2 Syntichen deprecor idipsum sapere in Do.
1 *Thes.* 2-12 Deprecantes vos et consolantes testificati sumus, ut ambularetis digne Deo
Hebr. 13-19 Amplius autem deprecor vos hoc facere
Judæ. - 3 Deprecans supercertari semel traditæ sanctis fidei.

DEPREHENDO.

Gen. 20-16 Mementoque te deprehensam
Levit. 13-39 Si deprehenderit subobscurum alborem lucere in cute
-51 Si deprehenderit crevisse, lepra perseverans est
21- 9 Si deprehensa fuerit in stupro... flamma exuretur
Num. 5-13 Maritus deprehendere non quiverit
Deut. 24- 7 Si deprehensus fuerit homo sollicitans fratrem suum
Josue. 7-15 Quicumque... fuerit deprehensus, comburetur
1 *Reg.* 14-41 Et deprehensus est Jonathas et Saül
3 *Reg.* 3-21 Deprehendi non esse meum quem genueram
4 *Reg.* 17- 4 Cumque deprehendisset rex Assyriorum Osee
Prov. 6-31 Deprehensus quoque reddet septuplum
26-19 Cum fuerit deprehensus, dicit: Ludens feci
Eccle. 3 22 Et deprehendi nihil esse melius quam lætari
Jerem. 2-26 Confunditur fur quando deprehenditur
Joan. 8- 3 Adducunt... mulierem in adulterio deprehensam
- 4 Hæc mulier modo deprehensa est in adulterio

DEPRIMO.

Gen. 41-21 Evigilans, rursus sopore depressus
2 *Esdr.* 5-15 Ministri eorum depresserunt populum
Psal. 88-43 Exaltasti dexteram deprimentium eum
Sap. 9-15 Terrena inhabitatio deprimit sensum
10-14 Adversus eos qui eum deprimebant
-15 Liberavit a nationibus quæ illum deprimebant
Eccli. 2- 2 Deprime cor tuum, et sustine
Isai. 5-15 Oculi sublimium deprimentur
58- 6 Solve fasciculos deprimentes
Amos. 5-12 Cognovi scelera vestra... pauperes deprimentes in porta
Jonæ. 1- 6 Quid tu sopore deprimeris?

DEPULSA.

Psal. 61- 4 Tanquam parieti inclinato et maceriæ depulsæ

DEPUTO, OR.

Exod. 27-14 Quindecim cubitorum tentoria lateri uno deputabuntur
Num. 35-26 Extra fines urbium quæ exulibus deputatæ sunt
Esth. 14- 8 Idolorum potentiæ deputantes
Eccli. 18- 8 Quasi gutta aquæ maris deputati sunt
Baruc. 3-11 Deputatus es cum descendentibus in infernum
2 *Mac.* 4-19 In alios sumptus eas deputari
Luc. 22-37 Cum iniquis deputatus est

DERBE.

Civitas Lycaoniæ. Sanctus Paulus et Barnabas ex Iconio in qua Judæi contra illos tumultum concitarant, confugerunt ad civitates Lycaoniæ, Lystram et Derben.

Act. 14- 6 Confugerunt ad civitates Lycaoniæ, Lystram, et Derben,
-19 Profectus est cum Barnaba in Derben
16- 1 Pervenit autem Derben et Lystram

DERBEUS.

Act. 20- 4 Et Caïus Derbeus et Timotheus

DERCON.

1 *Esdr.* 2-56 Filii Jala, filii Dercon, filii Geddel.

DERELINQUO.

Gen. 50- 8 Armentis quæ dereliquerant in terra Gessen
Num. 14-18 Dominus patiens... nullumque innoxium derelinquens
32-15 In solitudine populum derelinquet
Deut. 12-19 Cave ne derelinquas Levitem in omni temp.
14-27 Qui intra portas tuas est, cave ne derelinquas
23-14 Sint castra tua sancta... ne derelinquat te
29-25 Dereliquerunt pactum Domini quod pepigit
31- 6 Deus tuus..non dimittet, nec derelinquet te.
- 8 Dominus.. non dimittet, nec derelinquet te.
-16 Ibi derelinquet me et irritum faciet fœdus
-17 Et derelinquam eum et abscondam faciem
32-15 Dereliquit Deum factorem suum
-18 Deum, qui te genuit, dereliquisti
Josue. 1- 5 Non dimittam nec derelinquam te
13- 1 Terraque latissima derelicta est
Judic. 3- 1 Hæ sunt gentes quas Dominus dereliquit
6-13 Nunc autem dereliquit nos Dominus
10-10 Peccavimus tibi quia dereliquimus Domin.
1 *Reg.* 8- 8 Dereliquerunt me et servierunt diis alienis.
12-10 Peccavimus quia dereliquimus Dominum
-22 Et non derelinquet Dominus populum suum
15-11 Dereliquit me, et verba mea opere non implevit.
17-22 Derelinquens ergo David vasa quæ attulerat
-28 Et quare dereliquisti pauculas oves illas
30-13 Dereliquit autem me dominus meus quia ægrotare cœpi
2 *Reg.* 8- 4 Dereliquit autem ex eis centum currus
11-15 Derelinquite eum, ut percussus intereat
15-16 Et dereliquit rex decem mulieres concubinas
3 *Reg.* 6-13 Et non derelinquam populum meum Israël
8-57 Non derelinquens nos, neque projiciens
9- 9 Quia dereliquerunt Dominum Deum suum
11-33 Eo quod dereliquerit me et adoraverit Astarthen
12- 8 Qui dereliquit consilium senum, quod dederant ei
-13 Derelicto consilio seniorum, quod ei dederant
18-18 Qui dereliquistis mandata Domini
19-10 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël Derelictus sum ego solus et quærunt animam
-18 Et derelinquam mihi in Israël septem millia
4 *Reg.* 2- 2 Vivit anima tua, quia non derelinquam te
- 4 Vivit anima tua, quia non derelinquam te
- 6 Vivit anima tua, quia non derelinquam te
7- 7 Dereliquerunt tentoria sua et equos et asinos
10-29 Nec dereliquit vitulos aureos qui erant in Bethel et in Dan
13- 7 Et non sunt derelicti Joachaz de populo
17-16 Et dereliquerunt omnia præcepta Domini
21-22 Et dereliquit Dominum Deum patrum
22-17 Dereliquerunt me et sacrificaverunt diis
1 *Par.* 10- 7 Saül ac filiis ejus mortuis, dereliquerunt urbes suas
14-12 Dereliqueruntque ibi deos suos quos David exuri jussit
28- 9 Si autem dereliqueris eum, projiciet te in æternum
-20 Deus meus tecum erit et non dimittet te, nec derelinquet
2 *Par.* 7-19 Si a. aversi fueritis et dereliqueritis justitias
-22 Respondebuntque:Quia dereliqueruntDom.
8- 7 Omnem populum qui derelictus fuerat de Hethæis
10-13 Responditque rex dura derelicto consilio seniorum
12- 1 Dereliquit legem Domini et omnis Israël cum eo
15- 2 Si autem dereliqueritis eum, derelinquet vos
-17 Excelsa autem derelicta sunt in Israël
21-10 Dereliquerat enim Dominum Deum patrum
24-18 Dereliquerunt templum Dom. Dei patrum
-20 Quod vobis non proderit et dereliquistis Dominum, ut derelinqueret vos?
-24 Eo quod dereliquissent DominumDeum patrum suorum
29- 6 Derelinquentes eum, averterunt facies suas
32-31 Dereliquit eum Deus ut tentaretur
34-25 Quia dereliquerunt me et sacrificaverunt diis
1 *Esdr.* 8-22 Furor super omnes, qui derelinquunt eum
9- 9 In servitute nostra non dereliquit nos Deus
-10 Quid dicemus..quia dereliquimus mandata
-15 Justus es tu, quoniam derelicti sumus
2 *Esdr.* 9-17 Longanimis et multæ miserationis non dereliquisti eos
-28 Dereliquisti eos in manu inimicorum suor.
-31 In consumptionem, nec dereliquisti eos
13-11 Et dixi: Quare dereliquimus domum Dei?
Tobiæ. 12-12 Sepeliebas mortuos et derelinquebas prand.
Judith. 6-15 Non derelinquis præsumentes de te
8-18 Peccata patr... qui dereliquerunt Deum s.
Job. 6-14 Qui tollit... misericordiam, timorem Domini derelinquit
18- 4 Numquid propter te derelinquetur terra
19-14 Dereliquerunt me propinqui mei
-20 Derelicta sunt tantummodo labia circa dent.
20-13 Parcet illi, et non derelinquet illud
39-11 Fiduciam habebis.. et derelinques ei labores
-14 Quando derelinquit ova sua in terra
Psal. 9-11 Non dereliquisti quærentes te, Domine
H. 10-14 Tibi derelictus est pauper; orphano tu eris adjutor
15-10 Non derelinques animam meam in inferno.
21- 2 Respice in me: quare me dereliquisti?
26- 9 Adjutor meus esto, ne derelinquas me
-10 Pater meus et mater mea dereliquerunt me:
36- 8 Desine ab ira et derelinque furorem
-25 Non vidi justum derelictum, nec semen ejus
-28 Dominus amat judicium et non derelinquet sanctos suos
-33 Dominus a. non derelinquet eum in manibus ejus
37-11 Cor meum conturbatum est; dereliquit me virtus mea
-22 Ne derelinquas me, Domine Deus meus
39-13 Et cor meum dereliquit me
70- 9 Cum defecerit virtus mea,ne derelinquas me
-11 Dicentes: Deus dereliquit eum, persequimini

Psal. 70-18 In senectam et senium Deus, ne derelinquas me
88-31 Si autem dereliquerint filii ejus legem meam
93-14 Hæreditatem suam non derelinquet
118- 8 Non me derelinquas usquequaque
-53 Defectio tenuit me pro peccatoribus derelinquentibus
-87 Ego autem non dereliqui mandata tua
139- 9 Ne derelinquas me, ne forte exaltentur
Prov. 4- 2 Bonum tribuam vobis, legem meam ne derelinquatis
20- 7 Beatos post se filios derelinquet
27- 8 Sic vir qui derelinquit locum suum
28- 4 Qui derelinquunt legem, laudant impium
Sap. 10-13 Hæc venditum justum non dereliquit
-14 In vinculis non dereliquit illum
Eccli. 2-12 Quis e. permansit in mandatis ejus et derelictus est
-16 Væ his..qui dereliquerunt vias rectas
3-18 Quam malæ famæ est qui derelinquit patr.
4-22 Si autem aberraverit, derelinquet eum
6-28 Et continens factus, ne derelinquas eam
7-23 Non defraudes illum libertate, neque inopem derelinquas illum
-32 Dilige eum qui te fecit; ministros ejus ne derelinquas
9-14 Ne derelinquas amicum antiquum
13- 5 Si largitus fueris, assumet te, et si non habueris, derelinquet te
- 8 Postea videns derelinquet te, et caput suum
23- 1 Dominator vitæ meæ, ne derelinquas me
- 4 Ne derelinquas me in cogitatu illorum
-36 Derelinquet in maledictum memoriam ejus
-37 Et agnoscent qui derelicti sunt
27-21 Qui dimittit avem,... sic dereliquisti proximum tuum
29-19 Qui perdiderit confusionem, derelinquet sibi
-22 Ingratus sensu derelinquet liberantem se
-23 Cum perdiderit reverentiam, derelinquetur ab eo
39-15 Si permanserit, nomen derelinquet plus quam mille
41-11 Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis legem Domini
44-13 Et gloria eorum non derelinquetur
47-27 Et dereliquit post se de semine suo gentis stultitiam
51-14 Ut non derelinquat me in die tribulationis
-28 Propter hoc nôn derelinquar
Isai. 1- 4 Dereliquerunt Dom. blasphemarunt sanctum
- 8 Et derelinquetur filia Sion ut umbraculum
-28 Qui dereliquerunt Dominum consumentur.
6-12 Et multiplicabitur quæ derelicta fuerat in medio terræ
7- 3 Tu et qui derelictus est Jasub filius tuus
-16 Derelinquetur terra, quam tu detestaris
10- 3 Ubi derelinquetis gloriam vestram?
-14 Sicut colliguntur ova quæ derelicta sunt
17- 2 Derelictæ civitates Aroër gregibus erunt
- 9 Erunt civitates... derelictæ sicut aratra
Et segetes quæ derelictæ sunt a facie filiorum Israël
18- 5 Et quæ derelicta fuerint abscindentur
42-16 Hæc verba feci eis, et non dereliqui eos
49-14 Et dixit Sion: Dereliquit me Dominus
54- 6 Quia ut mulierem derelictam et mœrentem spiritu
- 7 Ad punctum in modico dereliqui te
55- 7 Derelinquat impius viam suam
58- 2 Judicium Dei sui non dereliquerit
60-15 Pro eo quod fuisti derelicta, et odio habita
62- 4 Non vocaberis ultra Derelicta et terra tua non vocabitur
-12 Tu autem vocaberis Quæsita civitas et non Derelicta
65-11 Et vos, qui dereliquistis Dom. qui obliti estis
Jerem. 1-16 Malitiam eorum qui dereliquerunt me
2-13 Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ
-17 Quia dereliquisti Dominum Deum tuum
-29 Omnes dereliquistis me, dicit Dominus
4-29 Universæ urbes derelictæ sunt
5- 7 Filii tui dereliquerunt me
-19 Sicut dereliquistis me et servistis deo alieno
8- 3 In universis locis, quæ derelicta sunt, ad quæ ejeci eos
9- 2 Derelinquam pop. meum et recedam ab eis
-13 Et dixit Dominus: Quia dereliquerunt legem meam
-19 Quia dereliquimus terram, quoniam dejecta sunt tabernacula
14- 9 Nomen tuum invocatum est super nos, ne derelinquas nos
16-11 Dices ad eos: Quia dereliquerunt me patres vestri

Jerem. 16-11 Me dereliquerunt, et legem meam non custodierunt
17-11 In dimidio dierum suorum derelinquet eas
-13 Omnes, qui te derelinquunt, confundentur: Dereliquerunt venam aquarum viventium Dominum
19- 4 Eo quod dereliquerint me et alienum fecerint locum
21- 7 Et qui derelicti sunt in civitate
22- 9 Eo quod dereliquerint pactum Dom. Dei sui
23-39 Et derelinquam vos et civitatem quam dedi
25-38 Dereliquit quasi leo umbraculum suum
27-18 Vasa quæ derelicta fuerant in domo Domini
-21 Vasa quæ derelicta sunt in domo Domini
37- 9 Si...et derelicti fuerint ex eis aliqui vulnerati
42- 2 Quia derelicti sumus pauci de pluribus
49-25 Quomodo dereliquerunt civitatem laudabilem
51- 9 Derelinquamus eam, et eamus unusq. in terram
Thren. 5-20 Derelinques nos in longitudine dierum
Baruc. 2-13 Quia derelicti sumus pauci inter gentes
3-12 Dereliquisti fontem sapientiæ
4- 1 Qui autem dereliquerunt eam, in mortem
-12 A multis derelicta sum propter peccata
-19 Ambulate: ego enim derelicta sum sola
Ezech. 8-12 Non videt Dom. nos, dereliquit Dom. terram
9- 9 Dereliquit Dom. terram et Dom. non videt
16-39 Derelinquent te nudam plenamq. ignominia
36- 4 Desertis parietinis et urbibus derelictis
-36 Et scient gentes quæcumq. derelictæ fuerint
39-23 Eo quod dereliquerint me
-28 Non dereliquerim quemquam ex eis ibi
Dan. 11-30 Cogitabit adversum eos qui dereliquerunt testamentum
14-37 Recordatus es mei, Deus, et non dereliquisti diligentes te
Osee. 4-10 Quoniam Dominum dereliquerunt
Jonæ. 2- 9 Qui custodiunt vanitates frustra, misericordiam suam derelinquunt
Soph. 3-12 Et derelinquam in medio tui populum
Aggæi. 2- 4 Quis in vobis est derelictus, qui vidit domum istam in gloria
Zach. 11-16 Qui derelicta non visitabit, dispersum non quæret
-17 O pastor et idolum, derelinquens gregem
Malac. 4- 1 Quæ non derelinquet eis radicem et germen
1 Mac. 1-55 Congregati... ad eos qui dereliquerunt legem Domini
2 Mac. 5-20 Et qui derelictus in ira Dei omnipotentis est
6-16 In adversis, populum suum non derelinquit
-31 Ad exemplum... fortitudinis derelinquens
7-16 Noli autem putare genus nostrum a Deo esse derelictum
9-24 Cui esset rerum summa derelicta, non turbarentur
Matth. 27-46 Hoc est: Deus meus.. ut quid dereliquisti me
Marc. 15-34 Deus meus, ut quid dereliquisti me?
Act. 2-27 Quoniam non derelinques animam meam
-31 Quia neque derelictus est in inferno
6- 2 Non est æquum nos derelinquere verbum Dei
25-14 Vir quidam est derelictus a Felice vinctus.
2 Cor. 4- 9 Persecutionem patimur, sed non derelinquimur
2 Tim. 4-16 Nemo mihi affuit, sed omnes me dereliquerunt
Hebr. 13- 5 Non te deseram, neque derelinquam
2 Petr. 2-15 Derelinquentes rectam viam erraverunt.
Judæ. - 6 Dereliquerunt suum domicilium

DERIDEO.

Job. 12- 4 Qui deridetur ab amico... invocabit Deum. Deridetur enim justi simplicitas
30- 1 Nunc autem derident me juniores tempore
39-18 Deridet equum et ascensorem ejus
41-20 Et deridebit vibrantem hastam
Psal. 21- 8 Omnes videntes me, deriserunt me
58- 9 Tu, Domine, deridebis eos
Prov. 19-28 Testis iniquus deridet judicium.
Sap. 11-15 Quem..in expositione prava projectum deriserunt
Eccli. 13- 8 Et in novissimo deridebit te
Jerem. 9- 5 Vir fratrem suum deridebit
Thren. 1- 7 Et deriserunt sabbata ejus
2 Mac. 7-36 Rex desævit indigne ferens se derisum
Matth. 9-24 Et deridebant eum
Luc. 8-53 Deridebant eum, scientes quod mortua esset
16-14 Et deridebant illum
23-35 Et deridebant eum principes

DERISOR.

Prov. 9- 7 Qui erudit derisorem, ipse injuriam sibi facit.
9- 8 Noli arguere derisorem, ne oderit te
14- 6 Quærit derisor sapientiam
19-29 Parata sunt derisoribus judicia
22-10 Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium

DERISUS.

Psal. 43-14 Posuisti nos... subsannationem et derisum
Sap. 5- 3 Hi sunt quos habuimus aliquando in derisum
12-25 Judicium in derisum dedisti
17- 7 Magicæ artis appositi erant derisus
- 8 Hi cum derisu pleni timore languebant
Jerem. 20- 7 Factus sum in derisum tota die
- 8 Factus est mihi sermo... in derisum tota die
48-26 Et erit in derisum etiam ipse
-27 Fuit enim in derisum tibi Israël
-39 Eritque Moab in derisum... omnibus
Thren. 3-14 Factus sum in derisum omni populo meo
Ezech. 23-32 Eris in derisum, et in subsannationem
1 Mac. 10-70 Factus sum in derisum et in opprobrium

DERIVOR.

Prov. 5-16 Deriventur fontes tui foras

DEROGO.

Ezech. 35-13 Et derogastis adversum me verba vestra

DESÆVIO.

Num. 16-22 Contra omnes ira tua desæviet
-46 Egressa est ira a Domino et plaga desævit
Josue. 22-18 Cras in universum Israël ira ejus desæviet
2 Reg. 2-26 Ad internecionem tuus mucro desæviet
2 Mac. 7-39 Rex accensus ira, in hunc super omnes crudelius desævit

DESCENDO.

Gen. 11- 5 Descendit autem Dom. ut videret civitatem
- 7 Descendamus, et confundamus ibi linguam eorum
12-10 Descenditque Abram in Ægyptum
15-11 Descenderuntque volucres super cadavera
18-21 Descendam, et videbo, utrum clamorem... compleverint
24-16 Descenderat autem ad fontem
-45 Descenditque ad fontem, et hausit aquam
-64 Rebecca... descendit de camelo
26- 2 Dominus, et ait: Ne descendas in Ægyptum
28-12 Vidit... Angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per eam
37-35 Descendam ad filium meum lugens in infernum
38- 1 Eodem tempore descendens Judas... divertit ad virum Odollamitem
42- 2 Descendite, et emite nobis necessaria
- 3 Descendentes igitur fratres Joseph
-38 Non descendet, inquit, filius meus vobiscum
43-15 Descenderuntque in Ægyptum
-20 Jam ante descendimus ut emeremus escas.
44-26 Si frater noster minimus descenderit
45- 9 Descende ad me, ne moreris
46- 3 Noli timere, descende in Ægyptum
- 4 Ego descendam tecum illuc
Exod. 2- 5 Descendebat filia Pharaonis ut lavaretur
3- 8 Descendi ut liberem eum de manibus Ægyptiorum
11- 8 Descendentque omnes servi tui
15- 5 Descenderunt in profundum quasi lapis
19-11 Descendet Dominus coram omni plebe
-14 Descenditque Moyses de monte ad popul.
-18 Mons Sinaï fumabat eo quod descendisset Dominus
-20 Descenditque Dominus super montem Sinaï
-21 Descende, et contestare populum
-24 Ait Dominus: Vade, descende
-25 Descenditque Moyses ad populum
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret descendendi
- 7 Vade, descende, peccavit populus tuus
33- 9 Descendebat columna nubis et stabat ad ostium
34- 5 Cumque descendisset Dominus per nubem
-29 Cumque descenderet Moyses de monte Sinaï
Levit. 9-22 Completis... holocaustis, et pacificis, descendit
Num. 11- 9 Cumque descenderet nocte super castra ros Descendebat pariter et Manna
-17 Ut descendam, et loquar tibi
-25 Descenditque Dominus per nubem
12- 5 Descendit Dominus in columna nubis
14-45 Descenditque Amalecites
16-30 Descenderintque viventes in infernum
-33 Descenderuntque vivi in infernum
20-15 Quomodo descenderint patres nostri in Ægyptum
-29 Illo mortuo... descendit cum Eleazaro
34-11 De Sephama descendent termini in Rebla

Deut. 9-12 Surge et descende hinc cito
-15 Cumq. de monte ardente descenderem
-21 Projeci in torrentem qui de monte descendit
10- 5 Reversusque de monte descendi
-22 Descenderunt patres tui in Ægyptum
11-17 Claudat cœlum et pluviæ non descendant
26- 5 Syrus persequebatur patrem meum qui descendit in Ægyptum
28-24 Det Dominus imbrem... et de cœlo descendat super te
-43 Tu autem descendes, et eris inferior.
Josue. 2-23 Et descenderunt exploratores de monte
3-16 Steterunt aquæ descendentes in loco uno
In mare Solitudinis... descenderunt
15-10 Et descendit in Bethsames
16- 3 Et descendit ad Occidentem juxta terminum Jephleti
- 7 Descenditque de Janoë in Atharoth
17- 9 Descenditque terminus vallis Arundineti
18-13 Descenditque in Atharoth Addar
-16 Descenditque in partem montis qui respicit vallem
Descenditque in Geënnom, id est, vallem Ennom
-18 Descenditque ad Abenboën
Descenditque in planitiem
24- 4 Jacob vero et filii ejus descenderunt in Æg.
Judic. 1- 9 Postea descendentes pugnaverunt contra Chananæum
-34 Nec dedit eis locum ut ad planiora descenderent
3-27 Descenderuntque cum eo filii Israël
-28 Descenderuntque post eum, et occupaverunt vada Jordanis
4-14 Descendit itaque Barac de monte Thabor
5-11 Tunc descendit populus Domini ad portas
-14 De Machir principes descenderunt
7- 5 Cumque descendisset populus ad aquas
- 9 Dixit Domin... Surge, et descende in castra
-10 Descendat tecum Phara puer tuus
-11 Securior ad hostium castra descendes
Descendit ergo ipse et Phara puer ejus
-24 Descendite in occursum Madian
9-36 De montibus multitudo descendit
-37 Populus de umbilico terræ descendit
14- 1 Descendit ergo Samson in Thamnata
- 5 Descendit itaque Samson cum patre suo
- 7 Descenditque, et locutus est mulieri
-10 Descendit itaque pater ejus ad mulierem
-19 Irruit itaque in eum Spiritus Domini, descenditque Ascalonem
15- 8 Et descendens habitavit in spelunca petræ
-11 Descenderunt ergo tria millia virorum
16-31 Descendentes a. fratres.. tulerunt corpus ej.
Ruth. 3- 3 Lavare... et descende in aream
- 6 Descenditque in aream, et fecit omnia quæ sibi imperaverat socrus
1 Reg. 6-21 Descendite, et reducite eam ad vos
9-25 Et descenderunt de excelso in oppidum
-27 Cumq. descenderent in extrema parte civit.
10- 5 Habebis gregem prophetarum descendentium
- 8 Et descendes ante me in Galgala
Ego quippe descendam ad te
13-12 Dixi: Nunc descendent Philisthiim ad me in Galgala
-20 Descendebat e. omnis Israël ad Philisthiim
15-12 Cum...transisset descendissetque in Galgala
17- 8 Eligite... virum, et descendat ad singulare certamen
-28 Ut videres prælium, descendisti
-55 De qua stirpe descendit hic adolescens, Abner?
20-19 Descendes ergo festinus
22- 1 Fratres... et omnis domus patris ejus descenderunt ad eum illuc
23- 6 Ephod secum habens descenderat
- 8 Præcepit Saül omni populo ut ad pugnam descenderet
-11 Et si descendet Saül, sicut audivit servus tuus
Indica servo tuo. Et ait Dominus: Descendet
-20 Sicut desideravit anima tua ut descenderes
-25 Statimque descendit ad patrem, et versabatur
25- 1 David descendit in desertum Pharan
-20 Cum ergo ascendisset asinum, et descenderet ad radices montis
David et viri ejus descendebant in occursum
-23 David festinavit, et descendit de asino
26- 2 Surrexit Saül, et descendit in desertum Ziph
- 6 Quis descendet mecum ad Saül in castra?
Dixitque Abisaï: Ego descendam tecum
-10 Aut in prælium descendens perierit,
29- 4 Et non descendat nobiscum in prælium
30-24 Pars erit descendentis ad prælium
2 Reg. 5-17 Quod cum audisset David descendit in præsidium
11- 9 Et non descendit ad domum suam
-10 Quare non descendisti in domum tuam?
-13 Dormivit..et in domum suam non descendit
17-18 Habebat puteum... et descenderunt in eum
19-16 Descendit cum viris Juda in occursum regis
-20 Descendique in occursum domini mei regis
-24 Miphiboseth... filius Saül descendit in occursum regis
-31 Berzellaï quoque Galaadites descendens de Rogelim
21-15 Descendit David, et servi ejus cum eo,
22-10 Inclinavit cœlos, et descendit
23-13 Et ante descenderant tres qui erant principes
-20 Moab et ipse descendit, et percussit leonem
-21 Itaque cum descendisset ad eum in virga
3 Reg. 1-25 Quia descendit hodie, et immolavit boves
-38 Descendit ergo Sadoc sacerdos et Nathan
2- 8 Sed quia descendit mihi in occursum
18-44 Junge currum tuum et descende, ne occupet te pluvia
21-16 Surrexit et descendebat in vineam Naboth.
-18 Surge, et descende in occursum Achab
Ecce ad vineam Naboth descendit, ut possideat eam
22- 2 In anno autem tertio descendit Josaphat
4 Reg. 1- 4 Ascendisti, non descendes, sed morte morieris
- 6 Non descendes, sed morte morieris
- 9 Ait: Homo Dei, rex præcepit ut descendas
-10 Si homo Dei sum, descendat ignis de cœlo
Descendit itaque ignis de cœlo, et devoravit
-11 Dicit rex: Festina, descende
-12 Descendat ignis de cœlo et devoret te
Descendit ergo ignis de cœlo, et devoravit
-14 Ecce descendit ignis de cœlo et devorav. duos
-15 Angelus Domini ad Eliam dicens: Descende cum eo, ne timeas
Surrexit igitur et descendit cum eo ad regem
-16 Non descendes, sed morte morieris
2- 2 Cumque descendissent Bethel
3-12 Descenditque ad eum rex Israël
5-14 Descendit, et lavit in Jordane septies
6-18 Hostes vero descenderunt ad eum
7-17 Locutus fuerat vir Dei, quando descenderat rex ad eum
8-29 Fil. Joram, rex Juda, descendit invisere Jor.
9-16 Ochosias rex Juda descenderat ad visitandum Joram
10-13 Descendimus ad salutandos filios regis
13-14 Descenditque ad eum Joas rex Israël
20-11 Reduxit umbram per lineas quibus jam descenderat
1 Par. 7-21 Descenderant ut invaderent possessiones
11-15 Descenderunt autem tres de triginta principibus
-22 Moab et ipse descendit et interfecit leonem
-23 Descendit igitur ad eum cum virga
2 Par. 7- 1 Ignis descendit de cœlo et devoravit
- 3 Omnes filii Israël videbant descendentem ignem
18- 2 Descenditq. post annos ad eum in Samariam
20-16 Cras descendetis contra eos, ascensuri enim sunt
22- 6 Ochosias filius Joram... descendit ut inviseret Joram
23-20 Fecerunt descendere regem de domo Dom.
2Esdr. 3-15 Et usque ad gradus qui descendunt de Civitate David
6- 3 Opus grande ego facio et non possum descendere
Negligatur, cum venero, et descendero ad v.
9-13 Ad montem quoque Sinai descendisti
Judith. 2-17 Descendit in campos Damasci
3- 7 Tunc descendit de montibus cum equitibus
5- 9 Descenderunt in Ægyptum
6-10 Filii Israël descendentes de Bethulia venerunt ad eum
10- 2 Descendens in domum suam, abstulit a se cilicium
-11 Cum descenderet montem circa ortum diei
-15 Reperisti consilium ut descenderes ad dominum nostrum
14- 2 Et exite cum impetu non ut descendatis deorsum
15- 3 Descenderuntque clangentes tubis et ululantes
Esth. 13- 7 Ut..ad inferos descendentes reddant imperio
Job. 7- 9 Sic qui descenderit in inferos non ascendet
17-16 In profundissimum infernum descendent
21-13 Et in puncto ad inferna descendunt
33-24 Libera eum ut non descendat in corruption.
37- 6 Qui præcipit nivi ut descendat in terram
Psal. 7-17 Et in verticem ipsius iniquitas ejus descendet
17-10 Inclinavit cœlos, et descendit
Psal. 21-30 In conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in terram
27- 1 Et assimilabor descendentibus in lacum
29- 4 Salvasti me a descendentibus in lacum
-10 Quæ utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem
48-18 Neque descendet cum eo gloria ejus
54-16 Veniat mors super illos et descendant in infernum
71- 6 Descendet sicut pluvia in vellus
87- 5 Æstimatus sum cum descendentib. in lacum
103- 8 Ascendunt montes, et descendunt campi
106-23 Qui descendunt mare in navibus
-26 Ascendunt usque ad cœlos, et descendunt usque ad abyssos
113-17 Non mortui laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum
132- 2 Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam
Quod descendit in oram vestimenti ejus
- 3 Sicut ros Hermon qui descendit in montem Sion
138- 8 Si descendero in infernum, ades
142- 7 Et similis ero descendentibus in lacum
143- 5 Domine, inclina cœlos tuos, et descende
Prov. 1-12 Integrum quasi descendentem in lacum
5- 5 Pedes ejus descendunt in mortem
30- 4 Quis ascendit in cœlum, atque descendit
Eccle. 3-21 Quis novit... si spiritus jumentorum descendat deorsum
Cant. 6- 1 Dilectus meus descendit in hortum suum
-10 Descendi in hortum nucum ut viderem poma
Sap. 10- 6 Liberavit fugientem, descendente igne in Pentapolim
-13 Liberavit eum descenditque cum illo in fo veam
11-23 Tanquam gutta roris antelucani, quæ descendit in terram
17- 4 Quoniam sonitus descendens perturbabat illos
Eccli. 35-18 Lacrymæ viduæ ad maxillam descendunt
50-22 Tunc descendens, manus suas extulit in omnem
Isai. 5-14 Et descendent fortes ejus et populus ejus
14-19 Descenderunt ad fundam. laci quasi cadaver
15- 3 Omnis ululatus descendit in fletum
30- 2 Qui ambulatis ut descendatis in Ægyptum
31- 1 Væ qui descendunt in Ægyptum ad auxilium
- 4 Descendet Dom. exercituum ut prælietur
34- 5 Ecce super Idumæam descendet
- 7 Et descendent unicornes cum eis
38- 8 Linearum, per quas descenderat in horologio
Reversus est...per gradus, quos descenderat
-18 Non expectabunt qui descendunt in lacum
42-10 Qui descenditis in mare, et plenitudo ejus
47- 1 Descende, sede in pulvere virgo filia Babyl.
52- 4 Dicit Dominus Deus: In Ægyptum descendit populus meus
55-10 Et quomodo descendit imber et nix de cœlo
63-14 Quasi animal in campo descendens
64- 1 Utinam dirumperes cœlos, et descenderes
- 3 Descendisti, et a facie tua montes defluxer.
Jerem. 13-18 Descendit de capite vestro corona gloriæ
18- 2 Surge et descende in domum figuli
- 3 Et descendi in domum figuli
22- 1 Dicit Dom.: Descende in domum regis Juda
36-12 Descendit in domum regis ad gazophylacium
38- 6 Descendit itaque Jeremias in cœnum
48-15 Et electi juvenes ejus descenderunt in occisionem
-18 Descende de gloria et sede in siti
49- 8 Terga vertite, descendite in voraginem
50-27 Fortes ejus descendant in occisionem
Baruc. 3-11 Deputatus es cum descendentibus in infernum
-19 Exterminati sunt et ad inferos descenderunt
Ezech. 26-16 Descendent de sedibus suis omnes principes
-20 Detraxero te cum his, qui descendunt in lacum
27-29 Et descendent de navibus suis omnes
31-14 In medio filiorum hominum ad eos qui descendunt in lacum
-15 Quando descendit ad inferos, induxi luctum
-16 Qui descendebant in lacum
-17 Nam et ipsi cum eo descendent in infernum
32-18 Ad terram ultimam cum his, qui descendunt in lacum
-19 Descende, et dormi cum incircumcisis
-21 Descenderunt, et dormierunt incircumcisi
-24 Qui descenderunt incircumcisi ad terram
Cum his qui descendunt in lacum
-25 Cum his qui descendunt in lacum
-27 Incircumcisis qui descenderunt ad infernum
-29 Et cum his qui descendunt in lacum

Ezech. 32-30 Cum his qui descendunt in lacum
47- 1 Aquæ autem descendebant in latus templi
- 8 Et descendunt ad plana deserti
Dan. 3-49 Angelus a. Domini descendit cum Azaria
4-10 Ecce vigil et sanctus de cœlo descendit
-20 Vidit rex vigilem et sanctum descendere de cœlo
Osee. 11-12 Judas autem testis descendit cum Deo
Joel. 2-23 Descendere faciet ad vos imbrem matutin.
3-13 Maturavit messis : venite, et descendite
Amos. 6- 2 Et descendite in Geth Palæstinorum
9- 2 Si descenderint usque ad infernum
Jonæ. 1- 3 Et descendit in Joppen et invenit navem
Dedit naulum ejus et descendit in eam
- 5 Et Jonas descendit ad interiora navis
2- 7 Ad extrema montium descendi :
Mich. 1- 3 Descendet, et calcabit super excelsa terræ
-12 Quia descendit malum a Domino in portam Jerusalem
Aggæi. 2-23 Et descendent equi et ascensores eorum
1 Mac. 2-29 Tunc descenderunt multi quærentes
10-71 Descende ad nos in campum, et comparemus
16-14 Descendit in Jericho ipse, et Mathathias
2 Mac. 2-10 Moyses orabat ad Dominum et descendit ignis de cœlo
Salomon oravit et descendit ignis de cœlo
11-29 Dicens velle vos descendere ad vestros
Matth. 3-16 Et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam
7-25 Et descendit pluvia et venerunt flumina
-27 Et descendit pluvia et venerunt flumina
8- 1 Cum aut. descendisset de monte secutæ sunt
11-23 Exaltaberis ? usque in infernum descendes
14-29 Et descendens Petrus de navicula ambulabat
17- 9 Et descendentibus illis de monte, præcepit eis
24-17 Non descendat tollere aliquid de domo sua
27-40 Si filius Dei es, descende de cruce
-42 Si rex Israël est, descendat nunc de cruce
28- 2 Angelus enim Domini descendit de cœlo
Marc. 1-10 Vidit cœlos apertos et Spiritum tanquam columbam descendentem
3-22 Scribæ qui ab Jerosolymis descenderant
9- 8 Descendentibus illis de monte, præcepit illis
13-15 Ne descendat in domum, nec introeat
15-30 Salvum fac temetipsum descendens de cruce
-32 Christus rex Israel descendat nunc de cruce
Luc. 2-51 Et descendit cum eis et venit Nazareth
3-22 Et descendit Spiritus sanctus corporali specie
4-31 Descendit in Capharnaüm civitatem Galilææ
5- 2 Piscatores a. descenderant et lavabant retia
6-17 Descendens cum illis stetit in loco campestri
8-23 Obdormivit, et descendit procella venti
9-37 Descendentibus illis de monte, occurrit illis
-54 Vis, dicimus, ut ignis descendat de cœlo
10-30 Homo quidam descendebat ab Jerusalem
-31 Accidit a. ut sacerdos quidam descenderet
17-31 Vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa
18-14 Dico vobis, descendit hic justificatus in dom.
19- 5 Et dixit ad eum : Zachæe, festinans descende
- 6 Et festinans descendit et excepit illum
Joan. 1-32 Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam
-33 Super quem videris Spiritum descendentem
-51 Et descendentes supra Filium hominis
2-12 Post hoc descendit Capharnaüm ipse et mater
3-13 Nemo ascendit in cœlum nisi qui descendit de cœlo
4-47 Et rogabat eum ut descenderet, et sanaret
-49 Descende prius quam moriatur filius meus
-51 Jam a. eo descendente servi occurrerunt ei
5- 4 Angelus autem Domini descendebat secundum tempus
Et qui prior descendisset in piscinam
- 7 Dum venio... alius ante me descendit
6-16 Descenderunt Discipuli ejus ad mare
-33 Panis.. Dei est qui de cœlo descendit
-38 Quia descendi de cœlo non ut faciam voluntatem
-41 Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi
-42 Quomodo ergo dicit hic : Quia de cœlo descendi
-50 Hic est panis de cœlo descendens
-51 Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi
-59 Hic est panis qui de cœlo descendit
21- 9 Ut ergo descenderunt in terram, viderunt
Act. 7-15 Descendit Jacob in Ægyptum
-34 Gemitum eorum audivi et descendi liberare
8- 5 Philippus autem descendens in civitatem Samariæ
-26 Vade contra Meridianum ad viam quæ descendit ab Jerusalem
-38 Et descenderunt uterque in aquam
10-11 Vidit... et descendens vas quoddam velut linteum
Act. 10-20 Surge itaque, descende, et vade cum eis
-21 Descendens autem Petrus ad viros, dixit :
11- 5 Descendens vas quoddam velut linteum
12-19 Descendensque a Judæa in Cæsaream ibi commoratus est
14-10 Dii similes facti hominibus descenderunt ad nos
-24 Descenderunt in Attaliam
15- 1 Descendentes de Judæa, docebant fratres
-30 Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam
16- 8 Cum autem pertransissent Mysiam, descenderunt Troadem
18-22 Et descendens Cæsaream ascendit et salutavit Ecclesiam, et descendit Antiochiam
20-10 Cum descendisset Paulus, incubuit sup. eum
21- 7 A Tyro descendimus Ptolemaïdam
23-10 Jussit milites descendere et rapere eum
24- 1 Descendit princeps sacerdotum Ananias
-22 Cum tribunus Lysias descenderit, audiam vos
25- 5 Qui... potentes sunt, descendentes simul
- 6 Descendit Cæsaream, et altera die sedit
- 7 Circumsteterunt eum, qui ab Jerosolyma descenderant Judæi
-13 Agrippa rex et Bernice descenderunt Cæsaream
Rom. 10- 7 Aut quis descendet in abyssum ?
Ephes. 4- 9 Quid est, nisi quia et descendit primum
-10 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super
1 Thes. 4-15 In voce Archangeli et in tuba Dei descendet de cœlo
Jacob. 1-17 Desursum est, descendens a Patre luminum
3-15 Non est e. ista sapientia desursum descendens
Apoc. 3-12 Nomen... Jerusalem quæ descendit de cœlo
10- 1 Vidi alium Angelum fortem descendentem de cœlo.
12-12 Væ terræ et mari quia descendit diabolus
13-13 Ut... ignem faceret de cœlo descendere
16-21 Sicut talentum descendit de cœlo in homines
18- 1 Vidi alium Angelum descendentem de cœlo:
20- 1 Et vidi Angelum descendentem de cœlo
- 9 Et descendit ignis a Deo de cœlo
21- 2 Vidi... Jerus. novam descendentem de cœlo
-10 Ostendit... Jerusalem descendentem de cœlo

DESCENSIO.

Isai. 32-19 Grando a. in descensione saltus

DESCENSUS.

Josue. 10-11 Cum... et essent in descensu Bethoron
4 Reg. 12-20 Percusseruntque Joas in domo Mella in descensu Sella
Eccli. 43-19 Sicut et locusta demergens descensus ejus
46- 7 Et in descensu perdidit contrarios
Jerem. 48- 5 Quoniam in descensu Oronaïm hostes ululatum contritionis audierunt.
1 Mac. 3-24 Persecutus est eum in descensu Bethoron
Luc. 19-37 Cum appropinquaret jam ad descensum Montis Oliveti

DESCRIBO.

Num. 11-26 Nam et ipsi descripti fuerant et non exierant
26-63 Hic est numerus filiorum Israël qui descripti sunt a Moyse
33- 2 Quas descripsit Moyses juxta castrorum loca
Deut. 17-18 Describet sibi Deuteronomium legis hujus
Josue. 18- 4 Circumeant terram et describant eam
Referantque ad me quod descripserint
- 6 Mediam inter hos terram in septem partes describite
- 8 Ad describendam terram præcepit eis Josue
Dicens : Circuite terram, et describite eam
Judic. 8-14 Et descripsit septuaginta septem viros
1 Par. 4-41 Hi... venerunt, quos supra descripsimus nominatim
9-22 Ducenti duodecim: et descripti in villis propriis
24- 6 Descripsitque eos Semeïas filius Nathanaël
2 Par. 35- 4 Sicut præcepit... descripsit Salomon filius ej.
1 Esdr. 8-34 Juxta numerum... descriptumque est omne pondus
Prov. 3- 3 Circumda eas... et describe in tabulis cordis
22-20 Ecce descripsi eam tibi tripliciter
Eccli. 42- 7 Datum vero et acceptum omne describe.
Isai. 49-16 Ecce in manibus meis descripsi te
Ezech. 4- 1 Pones eum coram te, et describes in eo civit.
1 Mac. 9-22 Cætera verba... non sunt descripta
14-26 Statuerunt.. et descripserunt in tabulis æreis
Luc. 2- 1 Exiit edictum... ut describeretur univ. orbis

DESCRIPTIO.

1 Reg. 24- 9 Dedit... Joab numerum descriptionis populi
1 Par. 28-11 Dedit... Salomoni filio suo descriptionem porticus
Ezech. 43-11 Erubescant... omnem descriptionem ejus
Ut custodiant omnes descriptiones ejus
2 Mac. 2- 1 Invenitur autem in descriptionibus Jeremiæ
-13 Inferebantur autem in descriptionibus
Luc. 2- 2 Hæc descriptio prima facta est a præside Syriæ

DESERO.

Exod. 40-34 Si quando nubes tabernaculum deserebat
Levit. 26-22 Cuncta redigant desertæque fiant viæ vestræ
-31 Et deserta faciam sanctuaria vestra
-33 Evaginabo post vos gladium, eritque terra vestra deserta
Num. 5-19 Si non polluta es, deserto mariti thoro
Deut. 9-12 Deseruerunt velociter viam quam demonstrasti
-16 Vidissemq. vos,.. deseruisse velociter viam
32-10 Invenit eum in terra deserta in loco horroris
Judic. 2-17 Adorantes eos cito deseruerunt viam
9- 9 Numquid possum deserere pinguedinem meam
-11 Numquid possum deserere dulcedinem
-13 Numquid possum deserere vinum meum
2 Esdr. 2- 3 Domus sepulcrorum patris mei deserta est
-17 In qua sumus, quia Jerusalem deserta est
Tobiæ. 1- 2 In captivitate... viam veritatis non deseruit
14- 7 Omnis autem deserta terra ejus replebitur
Judith. 5- 8 Deserentes itaq. cæremonias patrum suorum
13-17 Laudate... Deum nostrum qui non deseruit sperantes
Job. 15-28 Habitavit in civitatib.. et in domibus desertis.
27- 6 Justificationem... quam cœpi tenere, non deseram
Psal. 62- 3 In terra deserta, et invia, et inaquosa
68-26 Fiat habitatio eorum deserta
74- 7 Neque ab Occidente neq. a desertis montibus
Prov. 3- 3 Misericordia et veritas te non deserant
4-15 Nec transeas per illam, declina, et desere eam
13-18 Egestas et ignominia ei, qui deserit disciplin.
15-10 Doctrina mala deserenti viam vitæ
17-14 Antequam patiatur... judicium deserit
21-19 Melius est habitare in terra deserta
28-21 Iste et pro buccella panis deserit veritatem
Sap. 10- 7 Fumigabunda constat deserta terra
11- 2 Et in locis desertis fixerunt casas
Eccli. 16- 5 Inhabitabitur patria, tribus impiorum deseretur
49- 8 Desertas fecerunt vias ipsius
Isai. 1- 7 Terra vestra deserta, civitat. vestræ succensæ
5- 6 Ponam eam desertam, non putabitur et non fodietur
- 9 Domus multæ desertæ fuerint grandes et pulchræ
6-11 Domus sine homine, terra relinquetur deserta
15- 6 Aquæ enim Nemrim desertæ erunt, quia aruit herba
16- 8 Quoniam suburbana Hesebon deserta sunt
17- 9 A facie filiorum Israël et eris deserta
32- 2 Et umbra petræ prominentis in terra deserta
35- 1 Lætabitur deserta et invia, et exultabit
37-18 Desertas fecerunt reges Assyriorum terras
42-15 Desertos faciam montes et colles, et omne gramen..
54- 1 Quoniam multi filii desertæ, magis quam ejus quæ habet virum, dicit Dominus
- 3 Gentes hæreditabit, civitates desertas inhabitabit
61- 4 Et instaurabunt civitates desertas
64-10 Civitas sancti tui facta est deserta
Sion deserta facta est, Jerusalem desolata
Jerem. 4-26 Aspexi, et ecce Carmelus desertus
-27 Dicit Dominus : Deserta erit omnis terra
6- 8 Ne forte ponam te desertam terram inhabitabilem
32-43 Possidebuntur agri in terra ista de qua vos dicitis quod deserta sit
33-10 Audietur in loco isto quem vos dicitis esse desertum
-12 Adhuc erit in loco isto deserto absq. homine
44- 2 Desertæ sunt hodie et non est in eis habitator
46-19 Et deseretur, et inhabitabilis erit
48- 9 Et civitates ej. desertæ erunt et inhabitabiles
49-17 Et erit Idumæa deserta
-33 Deserta usque in æternum
50-12 Novissima erit... deserta, invia et arens
51-29 Ut ponat terram Babylonis desertam
-36 Desertum faciam mare ejus et siccabo
-43 Terra inhabitabilis et deserta
Præf. in Thr. Jerusalem deserta est, sedit Jeremias
Ezech. 6- 6 Urbes desertæ erunt et excelsa demolientur
12-20 Civitates... desolatæ erunt, terraque deserta
25-13 Faciam eam desertam ab Austro
26- 2 Conversa est ad me : implebor, deserta est

Ezech. 29-12 Daboque terram Ægypti desertam
In medio terrarum desertarum, et civitates ejus in medio
30- 7 In medio civitatum desertarum erunt
32-15 Deseretur autem terra a plenitudine sua
33-29 Cum dedero terram eorum desolatam et desertam
35- 3 Dabo te desolatum atque desertum
- 4 Urbes tuas demoliar et tu desertus eris
- 7 Et dabo montem Seïr desolatum atque desertum
-12 Deserti, nobis ad devorandum dati sunt
36-34 Et terra deserta fuerit exculta
-35 Et civitates desertæ, et destitutæ atque suffossæ
-38 Sic erunt civitates desertæ plenæ gregibus
38- 8 Montes Israël, qui fuerunt deserti jugiter
-12 Ut inferas manum tuam super eos qui deserti fuerant
Dan. 9-17 Quod desertum est propter temetipsum
Joel. 2-20 Et expellam eum in terram inviam et desertam
Amos. 9-14 Ædificabunt civitates desertas et inhabitab.
Soph. 3- 6 Desertas feci vias eorum dum non est qui transeat
Aggæi. 1- 4 Numquid... et domus ista deserta
- 9 Quia domus mea deserta est et vos festinatis
1 Mac. 4-38 Et viderunt sanctificationem desertam
2 Mac. 1- 5 Reconcilietur vobis, nec vos deserat in tempore malo
5-11 Suspicatus est rex societatem deserturos Judæos
-27 Qui decimus fuerat secesserat in desertum
10-13 Eo quod Cyprum creditam... deseruisset
Matth. 14-13 Secessit inde in navicula in locum desertum
-15 Accesserunt...Discipuli ejus dicentes : Desertus est locus
23-38 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
Marc. 1-35 Egressus abiit in desertum locum
-45 Sed foris in desertis locis esset
6-31 Et ait illis : Venite seorsum in desertum loc.
-32 Abierunt in desertum locum seorsum
-35 Desertus est locus hic et jam hora præteriit
Luc. 4-42 Facta a. die egressus ibat in desertum locum
9-10 Secessit seorsum in locum desertum, qui est Bethsaïdæ
-12 Inveniant escas : quia hic in loco deserto sumus
13-35 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
Act. 1-20 Fiat commoratio eorum deserta
8-26 Vade... ab Jerusalem in Gazam : hæc est deserta
Galat. 4-27 Quia multi filii desertæ, magis quam ejus quæ habet virum
Hebr. 10-25 Non deserentes collectionem nostram
13- 5 Ipse enim dixit : Non te deseram, neque derelinquam

DESERTOR.

Isai. 30- 1 Væ filii desertores, dicit Dominus
1 Mac. 7-24 Fecit vindictam in viros desertores

DESERTUM.

Gen. 16- 7 Juxta fontem... qui est in via Sur in deserto
21-21 Habitavitque in deserto Pharan, et accepit
Exod. 3- 1 Cumque minasset gregem, ad interiora deserti venit
4-27 Dominus ad Aaron : Vade in occursum Moysi in desertum
5- 1 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi in deserto
7-16 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto
8-28 Ut sacrificetis Dom. Deo vestro in deserto
13-18 Sed circumduxit per viam deserti
14- 3 Coarctati s. in terra, conclusit eos desertum
15-22 Et egressi sunt in desertum Sur
16- 1 Venit omnis multitudo filiorum Israël in desertum Sin
- 3 Cur eduxistis nos in desertum istud ?
17- 1 Profecta omnis multitudo filiorum Israël de deserto Sin
18- 5 Venit...et uxor ejus ad Moysen in desertum
19- 2 Pervenientes usque in desertum Sinaï
23-31 A deserto usque ad fluvium tradam in manibus
Levit. 7-38 Ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinaï
16-21 Imprecans capiti ejus, emittet illum... in desertum
-22 Cum... dimissus fuerit in deserto
Num. 1- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinaï
-19 Numeratique sunt in deserto Sinaï

Num. 3- 4 Cum offerrent ignem alienum in conspectu Domini in deserto Sinaï
-14 Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinaï
9- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinaï
10-12 Profectique sunt,... de deserto Sinaï
-31 In quibus locis per desertum castra ponere debeamus
13- 1 Fixis tentoriis in deserto Pharan
- 4 De deserto Pharan mittens principes
-22 Exploraverunt terram a deserto Sin,
-27 Venerunt,... desertum Pharan quod est in Cades
14-33 Filii vestri erunt vagi in deserto
Donec consumantur cadavera patrum in deserto
16-13 Quod eduxisti nos... ut occideres in deserto
20- 1 Veneruntque... in desertum Sin mense primo
21-13 Castrametati sunt contra Arnon, quæ est in deserto
-20 In vertice Phasga quod respicit contra desertum
-23 Egressus est obviam in desertum
24- 1 Sed dirigens contra desertum vultum suum
26-64 Nullus fuit eorum qui ante numerati sunt... in deserto Sinaï
27- 3 Pater noster mortuus est in deserto
-14 Quia offendistis me in deserto Sin
Hæ sunt aquæ contradictionis in Cades deserti Sin.
32-13 Circumduxit eum per desertum quadraginta annis
33- 8 Tribus diebus per desertum Etham castrametati sunt
-15 De Raphidim castrametati sunt in deserto Sin
-36 Profecti venerunt in desertum Sin
Deut. 2- 8 Ad iter, quod ducit in desertum Moab
3-17 Terminos Ceñereth usque ad mare deserti
8- 2 Adduxit te dominus Deus tuus quadraginta annis per desertum
11-24 A deserto, et a Libano, a flumine magno
29- 5 Adduxit vos quadraginta annis per desertum
32-51 Ad aquas contradictionis in Cades deserti Sin
Josue. 1- 4 A deserto et Libano usque ad fluvium magnum
5- 4 Universi bellatores viri mortui sunt in deserto
- 5 Populus autem qui natus est in deserto
8-14 Direxitque aciem contra desertum
-24 Interfectis, qui Israëlem ad deserta tendentem fuerant persecuti
12- 3 Et usque ad mare deserti quod est mare salsissimum
15- 1 A termino Edom desertum Sin contra Meridiem
-61 In deserto Betharaba, Meddin, Sachacha
Judic. 1-16 Ascenderunt... cum filiis Juda in desertum sortis ejus
8- 7 Conteram carnes vestras cum spinis tribulisque deserti
-16 Tulit ergo seniores civitatis et spinas deserti
20-42 Et ad viam deserti ire cœperunt
1 Reg. 4- 8 Percusserunt Ægyptum omni plaga in deserto
13-18 Verterat se... valli Seboïm contra desertum
17-28 Quare dereliquisti pauculas oves illas in deserto ?
23-14 Morabatur autem David in deserto
-15 Porro David erat in deserto Ziph in sylva
-24 David autem et viri ejus erant in deserto Maon
-25 Et versabatur in deserto Maon
Saül persecutus est David in deserto Maon
24- 2 Nuntiaverunt ei... David in deserto est Engaddi
25- 1 Consurgensque David descendit in desertum Pharan
- 4 Cum ergo audisset David in deserto quod tonderet Nabal
- 7 Pastores tui qui erant nobiscum in deserto
-14 Ecce David misit nuntios de deserto
-15 Tempore, quo fuimus conversati cum eis in deserto
-21 Frustra servavi omnia quæ hujus erant in deserto
26- 2 Surrexit Saül et descendit in desertum Ziph
Ut quæreret David in deserto Ziph
- 3 David autem habitabat in deserto
Quod venisset Saül post se in desertum
2 Reg. 2-24 Est ex adverso... itineris deserti in Gabaon
4- 7 Abierunt per viam deserti tota nocte

2 Reg. 15-23 Incedebat contra viam quæ respicit ad desertum
-28 Ecce ego abscondar in campestribus deserti
16- 2 Vinum a.ut bibat si quis defecerit in deserto
17-16 Ne moreris nocte hac in campestribus deserti
-29 Suspicati enim sunt populum fame et siti fatigari in deserto
3 Reg. 2-34 Sepultusque est in domo sua in deserto
19- 4 Et perrexit in desertum viam unius diei
-15 Revertere in viam tuam per desertum in Damascum
4 Reg. 3- 8 At ille respondit : Per desertum Idumææ
1 Par. 12- 8 Transfugerunt ad David, cum lateret in deserto
21-29 Tabernaculum autem Domini quod fecerat Moyses in deserto
2 Par. 8- 4 Et ædificavit Palmiram in deserto
20-20 Cum mane surrexissent, egressi sunt per desertum Thecuë
24- 9 Quod constituit Moyses servus Dei super omnem Israël in deserto
2 Esdr. 9-19 In misericordiis tuis multis non dimisisti eos in deserto
-21 Quadraginta annis pavisti eos in deserto
Tobiæ. 8- 3 Religavit illud in deserto superioris Ægypti
Judith. 2-13 Qui erant contra faciem deserti, et ad Austrum terræ
5-14 Deserta Sina montis occupaverunt
Job. 1-19 Repente ventus vehemens irruit a regione deserti
24- 5 Quasi onagri in deserto egrediuntur
30- 6 In desertis habitabant torrentium
38-26 Ut plueret super terram absque homine in deserto
Psal. 28- 8 Vox Domini concutientis desertum
Et commovebit Dominus desertum Cades
62- 1 Cum esset in deserto Idumææ
64-13 Pinguescent speciosa deserti
67- 8 Cum pertransires in deserto
77-19 Dixerunt : Numquid poterit Deus parare mensam in deserto ?
-40 Exacerbaverunt eum in deserto
-52 Perduxit eos tanquam gregem in deserto
94- 9 Secundum diem tentationis in deserto
105- 9 Deduxit eos in abyssis sicut in deserto
-14 Concupierunt concupiscentiam in deserto
-26 Elevavit manum... ut prosterneret eos in deserto
106-33 Posuit flumina in desertum
-35 Posuit desertum in stagna
135-16 Traduxit populum suum per desertum
Cant. 3- 6 Quæ est ista quæ ascendit per desertum
8- 5 Quæ est ista quæ ascendit de deserto
Sap. 11- 2 Iter fecerunt per deserta
Eccli. 8-19 Cum audace ne eas in desertum
43-23 Devorabit montes et exuret desertum
45-22 Circumdederunt illum homines in deserto
Isai. 5-17 Deserta in ubertatem versa advenæ comedent
14-17 Qui posuit orbem desertum
16- 1 Emitte Agnum.. de petra deserti ad montem
- 8 Erraverunt in deserto
21- 1 Onus deserti maris
De deserto venit, de terra horribili
27-10 Relinquetur et dimittetur quasi desertum
32-15 Et erit desertum in Charmel
33- 9 Factus est Saron sicut desertum
35- 6 Scissæ sunt in deserto aquæ
40- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini
41-18 Ponam desertum in stagna aquarum
-19 Ponam in deserto abietem, ulmum, et buxum
42-11 Sublevetur desertum, et civitates ejus
43-19 Ponam in deserto viam et in invio flumina
-20 Dedi in deserto aquas, flumina in invio
44-26 Et deserta ejus suscitabo
48-21 Non sitierunt in deserto cum educeret eos
49-19 Quia deserta tua, et solitudines tuæ
50- 2 Desertum faciam mare
51- 3 Et ponet desertum ejus quasi delicias
52- 9 Laudate simul deserta Jerusalem
58-12 Ædificabuntur in te deserta
61- 4 Ædificabunt deserta a sæculo
63-13 Eduxit eos per abyssos quasi equum in deserto
Jerem. 2- 2 Secuta es me in deserto
- 6 Qui traduxit nos per desertum
4-11 Quæ sunt in deserto viæ filiæ populi mei
9-10 Assumam...super speciosa deserti planctum
-12 Terra... exusta sit quasi desertum
-26 Om. qui attonsi sunt... habitantes in deserto
12-10 Dederunt portionem meam desiderabilem in desertum solitudinis
-12 Super omnes vias deserti venerunt

Jerem. 13-24 Disseminabo eos quasi stipulam quæ vento raptatur in deserto
17- 6 Erit enim quasi myricæ in deserto
Habitabit in siccitate in deserto
23-10 Arefacta sunt arva deserti
25-24 Regibus Occidentis qui habitant in deserto
31- 2 Invenit gratiam in deserto populus
39- 4 Egressi sunt ad viam deserti
48- 6 Et eritis quasi myricæ in deserto
49-13 In desertum, et in maledictionem erit Bosra
50-23 Quomodo versa est in desertum Babylon
52- 8 Et apprehenderunt Sedeciam in deserto
Thren. 4- 3 Filia populi mei... quasi struthio in deserto
-19 In deserto insidiati sunt nobis
5- 9 Afferebamus panem nobis, a facie gladii in deserto
Ezech. 5-14 Dabo te in desertum, et in opprobrium
6-14 Faciam terram desolatam... a deserto Deblatha
13- 4 Quasi vulpes in desertis prophetæ... erant
19- 7 Didicit...civitates eor. in desertum adducere
-13 Et nunc transplantata est in desertum
20-10 Et eduxi eos in desertum
-13 Irritaverunt me domus Israël in deserto
Dixi ergo ut effunderem furorem meum super eos in deserto
-15 Levavi manum meam super eos in deserto
-17 Nec consumpsi eos in deserto
-21 Comminatus sum ut... implerem iram meam in eis in deserto
-35 Et adducam vos in desertum populorum
-36 Contendi adversum patres vestros in deserto terræ Ægypti
23-42 Et veniebant de deserto
29- 5 Et projiciam te in desertum
- 9 Et erit terra Ægypti in desertum
33-28 Dabo terram in solitudinem et in desertum,
34-25 Qui habitant in deserto, securi dormient.
36- 4 Hæc dicit Do. Deus.. vallibusque et desertis,
47- 8 Aquæ... descendunt ad plana deserti
Osee. 9-10 Quasi uvas in deserto inveni Israel
13- 5 Ego cognovi te in deserto, in terra solitudinis
-15 Adducet urentem ventum Dominus de deserto ascendentem
Joel. 1- 7 Posuit vineam meam in desertum
-19 Clamabo, quia ignis comedit speciosa deserti
-20 Ignis devoravit speciosa deserti
2- 3 Post eum solitudo deserti, neque est qui effugiat eum
-22 Quia germinaverunt speciosa deserti
3-19 Erit et Idumæa in desertum perditionis
Amos. 2-10 Duxi vos in deserto quadraginta annis
5-25 Numquid hostias.. obtulistis mihi in deserto
6-15 Conteret vos... usque ad torrentem deserti
Nahum. 1- 4 Omnia flumina ad desertum deducens
Soph. 1-13 Et erit... domus eorum in desertum
2- 4 Gaza destructa erit et Ascalon in desertum
- 9 Acervi salis, et desertum usque in æternum
-13 Ponet speciosam... in invium, et quasi desertum
-15 Quomodo facta est in desertum cubile bestiæ
Zach. 7-14 Posuerunt terr. desiderabilem in desertum
14-10 Revertetur omnis terra usque ad desertum
Malac. 1- 3 Posui..hæreditatem ejus in dracones deserti
1 Mac. 2-29 Quærentes judicium, et justitiam in desertum
-31 Dissipaverunt mandatum regis in loca occulta in deserto
3-45 Jerusalem... erat sicut desertum
5-24 Abierunt viam trium dierum per desertum
-28 Et convertit Judas.. viam in desertum Bosor
9-33 Et fugerunt in desertum Thecuæ
-62 Et secessit Jonathas.. in Bethbessen quæ est in deserto
13-21 Miserunt..ut festinaret venire per desertum
Matth. 3- 1 Venit Joannes..prædicans in deserto Judææ
- 3 Hic est enim qui dictus est... Vox clamantis in deserto
4- 1 Tunc Jesus ductus est in desertum a spiritu
11- 7 Jesus cœpit dicere... : Quid existis in desertum videre?
15-33 Unde ergo nobis in deserto panes tantos ut saturemus turbam tantam ?
24-26 Ecce in deserto est, nolite exire
Marc. 1- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Dom.
- 4 Fuit Joan. in deserto baptizans et prædicans
-12 Et statim spiritus expulit eum in desertum
-13 Et erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus
Luc. 1-80 Erat in desertis usq. in diem ostensionis suæ.
3- 2 Factum est verbum Domini super Joannem Zachariæ filium, in deserto
- 4 Vox clamantis in deserto : Parate viam Dom.
4- 1 Jesus... agebatur a Spiritu in desertum
5-16 Ipse autem secedebat in desertum, et orabat
7-24 Quid existis in desertum videre ?
Luc. 8-29 Agebatur a dæmonio in deserta
15- 4 Nonne dimittit nonaginta novem in deserto
Joan. 1-23 Ego vox clamantis in deserto : Dirige viam Domini
3-14 Sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto
6-31 Patres nostri manducaverunt manna in deserto
-49 Patres vestri manducaverunt manna in deserto
11-54 Jesus... abiit in regionem juxta desertum
Act. 7-30 Apparuit illi in deserto montis Sina Angelus
-36 Eduxit illos... in deserto annis quadraginta
-42 Numquid victimas... obtulistis mihi annis quadraginta in deserto ?
-44 Tabernaculum testimonii fuit cum patribus nostris in deserto
13-18 Mores eorum sustinuit in deserto
21-38 Nonne...eduxisti in desertum quatuor millia virorum sicariorum ?
1 Cor. 10- 5 Nam prostrati sunt in deserto
Hebr. 3- 8 Nolite obdurare corda vestra,... secundum diem tentationis in deserto
-17 Quorum cadavera prostrata sunt in deserto
Apoc. 12-14 Datæ sunt mulieri alæ... ut volaret in desertum
17- 3 Et abstulit me in spiritu in desertum

DESERVIO.

1 Par. 9-33 In exedris morabantur, ut... suo ministerio deservirent
Sap. 14-21 Affectui aut regibus deservientes homines
16-21 Deserviens uniuscujusque voluntati
-24 Creatura e. tibi Factori deserviens exardesc.
-25 Omnium nutrici gratiæ tuæ deserviebat
19- 6 Om. c. creatura... deserviens tuis præceptis
2 Mac. 11-26 Et utilitatibus propriis deserviant
Marc. 3- 9 Et dixit Discipulis suis ut navicula sibi deserviret
Act. 24-14 Sic deservio Patri et Deo meo, credens omnibus
26- 7 Nocte ac die deservientes, sperant devenire
27-23 Astitit... Angelus Dei cujus sum ego, et cui deservio
1 Cor. 9-13 Qui altari deserviunt cum altari participant
Hebr. 8- 5 Exemplari et umbræ deserviunt cœlestium
13-10 Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt

DESIDERABILIS, BILIA.

Job. 33-20 Et animæ illius cibus ante desiderabilis
Psal. 18-11 Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum
105-24 Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem
Prov. 8-11 Omne desiderabile ei non potest comparari
21-20 Thesaurus desiderabilis, et oleum
Cant. 5-16 Guttur illius suavissimum, et totus desiderabilis
Eccli. 42-23 Quam desiderabilia omnia opera ejus
Isai. 32-12 Plangite super regione desiderabili
54-12 Omn. terminos tuos in lapides desiderabiles
64-11 Omnia desiderabilia nostra versa sunt in ruinas
Jerem. 3-19 Tribuam tibi terram desiderabilem
12-10 Dederunt portionem meam desiderabilem
Thren. 1- 7 Recordata est.. et prævaricationis omnium desiderabilium suorum
-10 Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus
Ezech. 24-16 Tollo a te desiderabile oculorum tuorum
-21 Ego polluam... desiderabile oculorum vestrorum
Dan. 10- 3 Panem desiderabilem non comedi
Osee. 9- 6 Desiderabile argentum eorum
13-15 Diripiet thesaurum omnis vasis desiderabilis
Joel. 3- 5 Desiderabilia mea, et pulcherrima intulistis
Nahum. 2- 9 Non est finis divitiarum ex omnibus vasis desiderabilibus
Zach. 7-14 Posuerunt terr. desiderabilem in desertum
Malac. 3-12 Eritis enim vos terra desiderabilis

DESIDERATISSIMUS.

Philip. 4- 1 Fratres mei charissimi et desideratissimi

DESIDERATUS.

Christus quem omnes electi omnium nationum expectaverant et desideraverant, ut Job in terra Hus, etc. Vel cujus adventu et redemptione omnes maxime indigebant, et ideo Desideratus *dicitur, ut terra, cum sicca est, imbrem desiderat.*

Aggæi. 2- 8 Et VENIET DESIDERATUS cunctis Gentibus

DESIDERIUM.

Gen. 31-30 Desiderio erat tibi domus patris tui
49-26 Donec veniret desiderium collium æternor.
Num. 11- 4 Flagravit desiderio sedens et flens
Job. 30-15 Abstulisti quasi ventus desiderium meum
31-35 Quis mihi tribuat auditorem, ut desiderium meum audiat Omnipotens
Ps. H. 10- 3 Laudatur peccator in desideriis animæ suæ
-17 Desiderium pauperum exaudivit Dominus
20- 3 Desiderium cordis ejus tribuisti ei
37-10 Domine, ante te omne desiderium meum
77-29 Saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis
-30 Non sunt fraudati a desiderio suo
80-13 Et dimisi eos secundum desideria cordis
102- 5 Qui replet in bonis desiderium tuum
111-10 Fremet et tabescet; desiderium peccatorum peribit
126- 5 Beatus vir qui implevit desiderium suum
139- 9 Ne tradas me, Domine, a desiderio meo
Prov. 10-24 Desiderium suum justis dabitur
11-23 Desiderium justorum omne bonum est
12-12 Desiderium impii munimentum est pessimorum
13-19 Desiderium si compleatur, delectat animam
21-25 Desideria occidunt pigrum
Sap. 19-12 In allocutione enim desiderii, ascendit
Eccli. 23- 5 Et omne desiderium averte a me
36-24 Concupiscentiam hominis superducit desiderium
45-14 Gloria honoris... et desideria oculorum ornata
Isai. 26- 8 Et memoriale tuum in desiderio animæ
Jerem. 2-24 In desiderio animæ suæ attraxit ventum
Ezech. 24-25 Gaudium dignitatis, et desiderium oculorum eorum
Dan. 9-23 Veni ut indicarem..quia vir desideriorum es
10-11 Dixit ad me : Daniel, vir desideriorum, intellige
-19 Noli timere, vir desideriorum; pax tibi
Osee. 10-10 Juxta desiderium meum corripiam eos
Mich. 7- 3 Magnus locutus est desiderium animæ suæ
Luc. 22-15 Desiderio desideravi hoc Pascha manducare
Joan. 8-44 Et desideria patris vestri vultis facere
Rom. 1-24 Tradidit illos Deus in desideria cordis eor.
-27 Relicto naturali usu fœminæ, exarserunt in desideriis suis
13-14 Et carnis curam ne feceritis in desideriis
2 Cor. 7- 7 Referens nobis vestrum desiderium
-11 Sed timorem, sed desiderium, sed æmulationem
Galat. 5-16 Desideria carnis non perficietis
Ephes. 2- 3 Conversati sumus in desideriis carnis nostr.
4-22 Qui corrumpitur secund. desideria erroris
Philip. 1-23 Desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo
4-19 Deus a...impleat omne desiderium vestrum
1 Thes. 2-17 Festinavimus faciem vestram videre cum multo desiderio
4- 5 Non in passione desiderii, sicut et Gentes
1 Tim. 6- 9 Laqueum diaboli, et desideria multa inutilia
2 Tim. 2-22 Juvenilia autem desideria fuge
3- 6 Mulierculas..quæ ducuntur variis desideriis
4- 3 Sed ad sua desideria coacervabunt
Tit. 2-12 Abnegantes impietat. et sæcularia desideria
3- 3 Servientes desideriis et voluptatibus
1 Petr. 1-14 Non configurati prioribus ignorantiæ vestræ desideriis
2-11 Abstinere vos a carnalibus desideriis
4- 2 Ut jam non desideriis hominum... vivat
- 3 Ambulaverunt in luxuriis, desideriis
2 Petr. 2-18 Pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ
Judæ. -18 Secundum desideria sua ambulantes in impietatibus
Apoc. 18-14 Poma desiderii animæ tuæ discesserunt a te

DESIDERO.

Exod. 20-17 Nec desiderabis uxorem ejus, non servum,
Num. 11-34 Ibi enim sepelierunt populum qui desideraverat
Deut. 12-20 Quando... volueris vesci carnibus quas desiderat anima tua
14-26 Emes... omne quod desiderat anima tua
18- 6 Si exierit Levites... desiderans locum quem elegerit Dominus
1 Reg. 2-16 Tolle tibi quantumcumque desiderat anima
23-20 Sicut desideravit anima tua, ut descenderes, descende
2 Reg. 3-21 Surgam, ut... imperes omnibus, sicut desiderat anima tua
23-15 Desideravit ergo David et ait : O si quis mihi
3 Reg. 10-24 Universa terra desiderabat vultum Salom.
11-37 Regnabis super omnia quæ desiderat anima
1 Par. 11-17 Desideravit igitur David et dixit : O si quis
2 Par. 9-23 Desiderabant videre faciem Salomonis
Esth. 6- 6 Quid debet fieri viro, quem rex honorare desiderat ?
Job. 7- 2 Sicut servus desiderat umbram

Job. 37-11 Frumentum desiderat nubes
Psal. 41- 2 Quemad. desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus
118-20 Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas
-131 Quia mandata tua desiderabam
Prov. 3-15 Et omnia, quæ desiderantur
7-15 Desiderans te videre, et reperi
21-10 Anima impii desiderat malum
-26 Tota die concupiscit et desiderat
23- 3 Ne desideres de cibis ejus, in quo est panis
- 6 Et ne desideres cibos ejus
24- 1 Ne æmuleris viros malos, nec desideres esse cum eis
Eccle. 2-10 Et omnia quæ desideraverunt oculi mei
6- 2 Et nihil deest animæ suæ, ex omnibus quæ desiderat
- 9 Melius est videre quod cupias, quam desiderare quod nescias
Cant. 2- 3 Sub umbra illius,quem desideraveram, sedi
Sap. 4- 2 Et desiderant eam, cum se eduxerit
8- 8 Et si multitudinem scientiæ desiderat quis
16-25 Ad voluntatem eorum qui a te desiderabant
Prolog.Eccli. Desiderantes discere, et illorum periti facti
Eccli. 40-22 Gratiam et speciem desiderabit oculus tuus
Isai. 26- 9 Anima mea desideravit te in nocte
53- 2 Et non erat aspectus, et desideravimus eum
Jerem. 17-16 Et diem hominis non desideravi, tu scis
Amos. 5-18 Væ desiderantibus diem Domini
Mich. 7- 1 Præcoquas ficus desideravit anima mea
2 Mac. 2-15 Si ergo desideratis hæc, mittite
Marc. 14-63 Ait : Quid adhuc desideramus testes ?
Luc. 17-22 Venient dies quando desideretis videre
19-31 Quia Dominus operam ejus desiderat
22-15 Desiderio desideravi hocPascha manducare
-71 Quid adhuc desideramus testimonium ?
Act. 13- 7 Desiderabat audire verbum Dei
Rom. 1-11 Desidero enim videre vos
8-27 Scit quid desideret Spiritus
2 Cor. 9-14 Desiderantium vos propter eminentem gratiam
Philip. 2-26 Quoniam quidem omnes vos desiderabat
1 Thes. 2- 8 Ita desiderantes vos, cupide volebamus
3- 6 Desiderantes nos videre, sicut et nos quoque vos
4-11 Et nullius aliquid desideretis
1 Tim. 3- 1 Fidelis sermo : Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat
2 Tim. 1- 4 Desiderans te videre, memor lacrymarum
1 Petr. 1-12 In quem desiderant Angeli prospicere
Apoc. 9- 6 Desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis

DESIGNO.

2 Mac. 9-25 Designavi filium meum Antiochum regem
Luc. 10- 1 Post hæc autem designavit Dominus et alios

DESILIO.

Judic. 4-15 Sisara de curru desiliens pedibus fugeret
4 Reg. 5-21 Desiliit de curru in occursum ejus

DESINO.

Gen. 18-11 Et desierant Saræ fieri muliebria
30- 9 Sentiens Lia quod parere desiisset
Exod. 9-28 Orate Dominum, ut desinant tonitrua Dei
2 Par. 16- 5 Quod cum audisset Baasa, desiit ædificare Rama
35-21 Desine adversum Deum facere
Judith. 3- 2 Desinat indignatio tua circa nos
Esth. 9-17 Et quarta decima die cædere desierunt
-18 Quinto decimo a. die percutere desierunt
Job. 34-36 Ne desinas ab homine iniquitatis
Psal. 36- 8 Desine ab ira et derelinque furorem
Sap. 5-13 Sic et nos nati continuo desivimus esse
Eccli. 23-23 Non desinet donec incendat ignem
24-14 Et usque ad futurum sæculum non desinam
-46 Et non desinam in progenies illorum
28- 6 Memento novissimorum, et desine inimicari
Isai. 7- 8 Et desinet Ephraim esse populus
17- 1 Ecce Damascus desinet esse civitas
58- 9 Si... et desieris extendere digitum
Jerem. 17- 8 Nec aliquando desinet facere fructum
32-40 Et non desinam eis benefacere
Ezech. 16-41 Desines fornicari, et mercedes ultra non dabis
2 Mac. 7-38 In fratribus meis desinet Omnipotentis ira
Act. 13-10 Non desinis subvertere vias Domini rectas
1 Petr. 4- 1 Quia qui passus est in carne, desiit a peccatis

DESISTO.

Gen. 11- 6 Nec desistent a cogitationibus suis
1 Reg. 23-28 Ergo Saul desistens persequi David
Eccli. 16-27 Et non destiterunt ab operibus suis

DESOLATIO.

2 Par. 36-21 Cunctis e. diebus desolationis egit sabbatum
Psal. 72-19 Quomodo facti sunt in desolationem
Isai. 34-11 Ut redigatur... perpendiculum in desolationem
Jerem. 7-34 In desolationem enim erit terra
9-11 Civitates Juda dabo in desolationem
12-11 Desolatione desolata est omnis terra
18-16 Ut fieret terra eorum in desolationem
25-38 Quia facta est terra eorum in desolationem
44-22 Et facta est terra vestra in desolationem
Baruc. 2- 4 In improperium et in desolationem in omnibus populis
4-33 Sic contristabitur in sua desolatione
Ezech. 12-19 Et aquam suam in desolatione bibent
Dan. 8-13 Et juge sacrificium et peccatum desolationis
9- 2 Ut complerentur desolationis Jerusalem septuaginta anni
-18 Aperi oculos tuos et vide desolationem
-26 Et post finem belli statuta desolatio
-27 Et erit in templo abominatio desolationis Usque ad... finem perseverabit desolatio
11-31 Et dabunt abominationem in desolationem
12-11 Et posita fuerit abominatio in desolationem
Osee. 5- 9 Ephraim in desolatione erit
Joel. 3-19 Ægyptus in desolationem erit, et Idumæa
Mich. 7-13 Terra erit in desolationem propter habitatores
1 Mac. 1-57 Idolum desolationis super altare Dei
Matth. 24-15 Cum ergo videritis abominationem desolationis
Marc. 13-14 Cum a. videritis abominationem desolationis stantem
Luc. 21-20 Scitote quia appropinquavit desolatio ejus

DESOLATORIUS.

Psal. 119- 4 Sagittæ potentis acutæ cum carbonibus desolatoriis

DESOLO, OR.

2 Reg. 17- 2 Qui cum eo est, percutiam regem desolatum
Job. 15-28 Habitavit in civitatibus desolatis
38-27 Ut impleret inviam et desolatam
Psal. 78- 7 Et locum ejus desolaverunt
Sap. 4-19 Et usque ad supremum desolabuntur
Isai. 1- 7 Et desolabitur sicut in vastitate hostili
3-26 Et desolata in terra sedebit
6-11 Donec desolentur civitates absque habitatore
11-15 Et desolabit Dom. linguam maris Ægypti
19- 5 Fluvius desolabitur atque siccabitur
27-10 Civitas enim munita desolata erit
34-10 A generatione in generationem desolabitur
44-27 Desolare et flumina tua arefaciam
62- 4 Et terra tua non vocabitur amplius Desolata
64-10 Sion deserta facta est, Jerusal. desolata est
Jerem. 2-12 Obstupescite cœli super hoc et portæ ejus desolamini
12-11 Desolatione desolata est omnis terra
26- 9 Urbs ista desolabitur, eo quod non sit habitator
33-10 Et foris Jerusalem quæ desolatæ sunt absque homine
Thren. 1-13 Posuit me desolatam tota die mœrore confectam
3-11 Et confregit me : posuit me desolatam
Baruc. 4-12 Nemo gaudeat sup. me viduam et desolatam
-16 Abduxerunt..et a filiis unicam desolaverunt
Ezech. 6-14 Et faciam terram desolatam et destitutam
12-19 Ut desoletur terra a multitudine sua
-20 Et civitates quæ nunc habitantur desolatæ erunt
14-16 Soli liberabuntur, terra autem desolabitur
15- 8 Et dedero terram inviam et desolatam
19- 7 Et desolata est terra et plenitudo ejus
25- 3 Super terram Israël quoniam desolata est
26-19 Cum dedero te urbem desolatam sicut civitates
29-12 Et erunt desolatæ quadraginta annis
30- 7 Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum
32-15 Cum dedero terram Ægypti desolatam
33-28 Et desolabuntur montes Israel
-29 Cum dedero terram eorum desolatam
35- 3 Et dabo te desolatum atque desertum
- 7 Et dabo montem Seir desolatum atque desertum
36- 3 Pro eo quod desolati estis et conculcati
-34 Terra... quæ quondam erat desolata
Osee. 13-15 Desolabit fontem ejus et ipse diripiet thesaurum
Amos. 7- 9 Sanctificationes Israël desolabuntur
Nahum. 1- 5 Montes commoti... et colles desolati sunt
Soph. 3- 6 Desolatæ sunt civitates eorum
Zach. 7-14 Et terra desolata est ab eis
1 Mac. 1-41 Sanctificatio ejus desolata est
2-12 Et claritas nostra desolata est
1 Mac. 15- 4 Et qui desolaverunt civitates multas in regno meo
-29 Fines earum desolastis et fecistis plagam
Matth. 12-25 Omne regnum divisum contra se, desolabitur
Luc. 11-17 Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur
1 Thes. 2-17 Nos autem, fratres, desolati a vobis
1 Tim. 5- 5 Quæ autem vere vidua est,et desolata speret
Apoc. 17-16 Fornicariam et desolatam facient illam
18-19 Quoniam una hora desolata est

DESPECTIO.

2 Esdr. 4- 4 Et da eos in despectionem in terra captivit
Job. 12-21 Effundit despectionem super principes
31-34 Et despectio propinquorum terruit me
Psal. 122- 3 Quia multum repleti sumus despectione
- 4 Opprobrium abundantibus, et despectio superbis
2 Mac. 5-17 Propter quod et accidit circa locum despectio

DESPECTUS.

Gen. 16- 5 Videns quod conceperit,despectui me habet
2 Esdr. 4- 4 Audi, Deus noster, quia facti sumus despectui

DESPERABILIS.

Jerem. 15-18 Et plaga mea desperabilis renuit curari ?

DESPERATIO.

2 Reg. 2-26 An ignoras quod periculosa sit desperatio ?
Eccli. 27-24 Desperatio est animæ infelicis

DESPERO.

1 Reg. 23-26 Porro David desperabat se posse evadere
27- 1 Ut desperet Saül cessetque me quærere
2 Reg. 12-15 Pepererat uxor Uriæ David et desperatus est
Job. 7-16 Desperavi, nequaquam ultra jam vivam
Prov. 19-18 Erudi filium tuum, ne desperes
24-10 Si desperaveris lassus in die angustiæ
Eccli. 22-26 Ad amicum etsi produxeris gladium, non desperes
Jerem. 2-25 Et dixisti : Desperavi, nequaquam faciam
18-12 Qui dixerunt : Desperavimus : post cogitationes..
Mich. 1- 9 Quia desperata est plaga ejus
2 Mac. 9-18 Desperans scripsit ad Judæos in modum deprecationis
-22 Non desperans memetipsum, sed spem multam habens
Ephes. 4-19 Qui, desperantes, semetipsos tradiderunt

DESPICIO.

Gen. 16- 4 Concepisse se videns, despexit dominam suam
29-31 Videns a. Dominus quod despiceret Liam
Levit. 26-43 Eo quod... et leges meas despexerint
-44 Eos neque sic despexi ut consumerentur
Deut. 22- 4 Non despicies, sed sublevabis cum eo
Judic. 9-38 Nonne hic populus est, quem despiciebas ?
11-20 Qui et ipse Israël verba despiciens
1 Reg. 10-27 Et despexerunt eum, et non attulerunt ei munera
17-42 Cumque... et vidisset David, despexit eum
2 Reg. 6-16 Et despexit eum in corde suo
12-10 Eo quod despexeris me, et tuleris uxorem
4 Reg. 1-13 Homo Dei, noli despicere animam meam
1 Par. 15-29 Et despexit eum in corde suo
2 Esdr. 2-19 Et subsannaverunt nos et despexerunt
Esth. 13-16 Ne despicias partem tuam, quam redemisti
Job. 19-18 Stulti quoque despiciebant me
31-19 Si despexit pereuntem
Ps. H. 10- 1 Despicis in opportunitatibus, in tribulatione
21-25 Neque despexit deprecationem pauperis
26- 9 Neque despicias me, Deus salutaris meus
50-19 Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies
53- 9 Super inimicos meos despexit oculus meus
54- 2 Et ne despexeris deprecationem meam
68-34 Dominus, et vinctos suos non despexit
88-39 Tu vero repulisti, et despexisti, distulisti
91-12 Et despexit oculus meus inimicos meos
111- 8 Non commovebitur,donec despiciat inimicos
117- 7 Et ego despiciam inimicos meos
137- 8 Opera manuum tuarum ne despicias
Prov. 1- 7 Sapientiam atq. doctrinam stulti despiciunt
-25 Despexistis omne consilium meum
11-12 Qui despicit amicum suum, indigens corde est
14- 2 Despicitur ab eo, qui infami graditur via
-21 Qui despicit proximum suum, peccat
15-20 Et stultus homo despicit matrem suam
-32 Qui abjicit disciplinam, despicit animam
17- 5 Qui despicit pauperem, exprobrat factori

Prov. 23- 9 Quia despicient doctrinam eloquii tui
28-27 Qui despicit deprecantem, sustinebit penuriam
30-17 Et qui despicit partum matris suæ
Eccle. 7-14 Nemo possit corrigere quem ille despexerit
Cant. 8- 1 Et deosculer te, et jam me nemo despiciat?
- 7 Quasi nihil despiciet eam
Sap. 19-20 Domine, et honorasti, et non despexisti
Eccli. 2-12 Aut quis invocavit eum, et despexit illum?
4- 2 Animam esurientem ne despexeris
7-10 Exorare et facere eleemosynam ne despicias
8- 6 Ne despicias hominem avertentem se a pecc.
- 9 Ne despicias narrationem presbyterorum
10-26 Noli despicere hominem justum pauperem,
14- 8 Et despiciens animam suam
28- 9 Et despice ignorantiam proximi
30-11 Et ne despicias cogitatus illius
31-41 Et non despicias eum in jucunditate illius
35-17 Non despiciet preces pupilli, nec viduam
38- 9 Fili, in tua infirmitate ne despicias te ipsum
-16 Et non despicias sepulturam illius
Isai. 37-22 Despexit te, et subsannavit te virgo filia Sion
53- 3 Despectum et novissimum virorum
Et quasi absconditus vultus ejus, et despectus
58- 7 Operi eum, et carnem tuam ne despexeris
Jerem. 33-24 Et populum meum despexerunt
Ezech. 16-59 Et faciam tibi sicut despexisti juramentum
17-20 In prævaricatione qua despexit me
Dan. 11-21 Et stabit in loco ejus despectus
Abdiæ. -12 Et non despicies in die fratris tui
-13 Neque despicies et tu in malis ejus
Nahum. 3-11 Et tu ergo inebriaberis, et eris despecta
Zach. 4-10 Quis enim despexit dies parvos?
Malac. 1- 6 O sacerdotes, qui despicitis nomen meum, et dixistis: In quo despeximus nomen tuum?
- 7 In eo quod dicitis: Mensa Domini despecta est
2-10 Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum
-14 Uxorem pubertatis tuæ, quam tu despexisti
-15 Et uxorem adolescentiæ tuæ noli despicere.
-16 Custodite spirit. vestrum, et nolite despicere
1 Mac. 6-59 Propter legitima... quæ despeximus, irati
2 Mac. 7-11 Propter Dei leges nunc hæc ipsa despicio
-23 Vosmetipsos despicitis propter leges ejus
-24 Simul et exprobrantis voce despecta
Act. 6- 1 Eo quod despicerentur in ministerio
17-30 Tempora quidem hujus ignorantiæ despiciens Deus

DESPOLIO.

Luc. 10-30 Et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum

DESPONDEO.

Exod. 21- 9 Sin autem filio suo desponderit eam
Deut. 20- 7 Quis est homo, qui despondit uxorem
22-23 Si puellam virginem desponderit vir
2 Reg. 3-14 Quam despondi mihi centum præputiis
2 Cor. 11- 2 Despondi enim vos uni viro virginem

DESPONSATIO.

Cant. 3-11 In die desponsationis illius, et in die lætitiæ
Jerem. 2- 2 Miserans.. et charitatem desponsationis tuæ

DESPONSATUS.

Exod. 22-16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam
Deut. 22-25 Si..repererit vir puellam, quæ desponsata est
Matth. 1-18 Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph
Luc. 1-27 Ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph
2- 5 Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi

DESPUMANS.

Judæ -13 Despumantes suas confusiones, sidera errantia

DESSAU.

Castellum cujus ignoratur locus.

2 Mac. 14-16 Conveneruntque ad castellum Dessau

DESTERNO.

Gen. 24-32 Ac destravit camelos, deditq. paleas

DESTINO.

Esth. 16-15 A pessimo mortalium Judæos neci destinatos
Sap. 5-12 Tanquam sagitta emissa in locum destinatum
Eccli. 17-20 Et destinavit illis sortem veritatis
1 Mac. 1-14 Et destinaverunt aliqui de populo
2 Mac. 6-20 Sustinens destinavit non admittere illicita
14-26 Judamque... successorem sibi destinasse
1 Cor. 4- 9 Ostendit, tanquam morti destinatos
2 Cor. 8-19 Gloriam, et destinatam voluntatem nostram
2 Cor. 9- 7 Unusquisque prout destinavit in corde suo,
Philip. 3-14 Ad destinatum persequor, ad bravium

DESTITUO.

Eccle. 4- 1 Nec posse resistere eorum violentiæ, cunctorum auxilio destitutos
Isai. 49-21 Ego destituta et sola: et isti ubi erant?
Ezech. 6-14 Et faciam terram desolatam et destitutam
36-35 Civitates desertæ et destitutæ atque suffossæ
2 Mac. 4-11 Civium jura destituens, prava instituta sanciebat
2 Cor. 4- 8 Aporiamur, sed non destituimur
Apoc. 18-17 Una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ

DESTITUTIO.

Hebr. 9-26 Ad destitutionem peccati... apparuit

DESTRUCTIO.

2 Cor. 10- 4 Potentia Deo, ad destructionem munitionum
- 8 In ædificationem, et non in destructionem vestram
13-10 In ædificationem, et non in destructionem

DESTRUO.

Exod. 23-24 Sed destrues eos, et confringes statuas eorum
34-13 Sed aras eorum destrue, confringe statuas
Levit. 11-35 Sive clibani, sive chytropodes destruentur
14-45 Quam statim destruent, et lapides ejus
26-30 Destruam excelsa vestra et simulacra confr.
Deut. 28-52 Et destruantur muri tui firmi atque sublimes
Judic. 6-25 Destruesque aram Baal, quæ est patris tui
-28 Viderunt destructam aram Baal, lucumque
-30 Quia destruxit aram Baal, et succidit nemus
8- 9 Victor in pace, destruam turrim hanc
9-45 Ipsaque destructa, ita ut sal in ea dispergeret
2 Reg. 11-25 Ut destruas eam, et exhortare eos
20-15 Moliebatur destruere muros
3 Reg. 18-30 Curavit altare Domini, quod destructum fuerat
19-10 Altaria tua destruxerunt, prophetas tuos occiderunt
-14 Altaria tua destruxerunt, prophetas tuos occiderunt
4 Reg. 3-25 Et civitates destruxerunt, et omnem agrum
10-27 Destruxerunt quoque ædem Baal
11-18 Et destruxerunt aras ejus et imagines...
23- 7 Destruxit quoque ædiculas effœminatorum
- 8 Et destruxit aras portarum in introitu ostii
-12 Altaria quæ fecerat Manasses,... destruxit
-15 Et altare illud, et excelsum destruxit
25-10 Et muros Jerusalem in circuitu destruxit
1 Par. 20- 1 Joab percussit Rabba et destruxit eam
2 Par. 14-15 Sed et caulas ovium destruentes
23-17 Itaque ingressus est omnis populus domum Baal, et destruxerunt eam
24- 7 Et filii ejus destruxerunt domum Dei
25-23 Destruxitque murum ejus a porta Ephraïm
26- 6 Et destruxit murum Geth, et murum Jabniæ
30-14 Et surgentes destruxerunt altaria
31- 1 Demoliti sunt excelsa, et altaria destruxerunt
32-12 Est Ezechias, qui destruxit excelsa illius
34- 4 Destruxeruntque coram eo aras Baalim
-11 ... Domorum quas destruxerant reges Juda
36-19 Destruxeruntque murum Jerusalem
1 Esdr. 4- 5 Ut destruerent consilium eorum
-15 Quamobrem et civitas ipsa destructa est
5-12 Domum quoq. hanc destruxit, et populum
Judith. 3-12 Nam et civitates eorum destruxit, et lucos
Job. 12-14 Si destruxerit, nemo est qui ædificet
19-10 Destruxit me undique, et pereo
Psal. 8- 3 Ut destruas inimicum et ultorem
9- 7 Et civitates eorum destruxisti
L. 10- 4 Quoniam quæ perfecisti, destruxerunt
27- 5 Destrues illos, et non ædificabis eos
51- 7 Propterea Deus destruet te in finem
59- 3 Deus, repulisti nos, et destruxisti nos
79-13 Ut quid destruxisti maceriam ejus
88-41 Destruxisti omnes sepes ejus
-45 Destruxisti eum ab emundatione
Prov. 14- 1 Insipiens extructam quoque manibus destruet
21-22 Et destruxit robur fiduciæ ejus
24-31 Et maceria lapidum destructa erat
29- 4 Rex justus erigit terram, vir avarus destruet eam
Eccle. 3- 3 Tempus destruendi, et tempus ædificandi
Eccli. 10-16 Et destruxit eos usque in finem
-17 Sedes ducum superborum destruxit Deus
16- 8 Qui destructi sunt confidentes suæ virtuti
28-17 Civitates muratas divitum destruxit
34-28 Unus ædificans, et unus destruens
Isai. 14-17 Posuit orbem desertum, et urbes ejus destruxit
Isai. 22-10 Destruxistis domos ad muniendum murum
49-17 Destruentes te et dissipantes a te exibunt
Jerem. 1-10 Ut evellas, et destruas, et disperdas
4-26 Et omnes urbes ejus destructæ sunt
18- 7 Eradicem, et destruam, et disperdam illud
24- 6 Et ædificabo eos, et non destruam
31-40 Et non destruetur ultra in perpetuum
33- 4 Et ad domos regis Juda, quæ destructæ sunt
42-10 In terra hac, ædificabo vos et non destruam
45- 4 Ecce quos ædificavi, ego destruo
50-15 Destructi sunt muri ejus
52-14 Murum Jerusalem per circuitum destruxit
Thren. 1- 4 Omnes portæ ejus destructæ
2- 2 Destruxit in furore suo munitiones virginis Juda
-17 Destruxit, et non pepercit, et lætificavit...
Ezech. 13-14 Et destruam parietem, quem linistis
16-39 Et destruent lupanar tuum
26- 4 Et dissipabunt muros Tyri, et destruent turres ejus
- 9 Et turres tuas destruet in armatura sua
-12 Et destruent muros tuos, et domos tuas
30- 4 Et destructa fundamenta ejus
- 6 Et destruetur superbia imperii ejus
Dan. 14-27 Bel destruxit, draconem interfecit
Mich. 5-11 Et destruam omnes munitiones tuas
Soph. 2- 4 Quia Gaza destructa erit et Ascalon
Malac. 1- 4 Destructi sumus, sed revertentes ædificabimus quæ destructa sunt
Isti ædificabunt, et ego destruam
1 Mac. 1-33 Succendit eam igni, et destruxit domos ejus
2-25 Occidit in ipso tempore, et aram destruxit
-45 Mathathias et amici ejus, et destruxerunt aras
4-45 Et incidit illis consilium bonum ut destruerent illud
6-62 Et mandavit destruere murum in gyro
8-10 Et destruxerunt muros eorum
9-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus sanctæ interioris, et destrui opera Prophetarum: et cœpit destruere
Matth. 24- 2 Non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur
26-61 Hic dixit: Possum destruere templum Dei
27-40 Et dicentes: Vah, qui destruis templum Dei
Marc. 13- 2 Non relinquetur lapis super lapidem qui non destruatur
15-29 Et dicentes: Vah, qui destruis templum Dei
Luc. 12-18 Destruam horrea mea, et majora faciam
21- 6 Lapis super lapidem, qui non destruatur
Act. 6-14 Jesus Nazarenus hic destruet locum istum
13-19 Destruens gentes septem in terra Chanaan
19-27 Sed et destrui incipiet majestas ejus
Rom. 3-31 Legem ergo destruimus per fidem? Absit
6- 6 Crucifixus est, ut destruatur corpus peccati
14-20 Noli propter escam destruere opus Dei
1 Cor. 1-28 Quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrueret
2- 6 Neque principum hujus sæculi, qui destruuntur
6-13 Deus autem et hunc, et has destruet
13- 8 Sive linguæ cessabunt, sive scientia destruetur
15-26 Novissima autem inimica destruetur mors
2 Cor. 10- 4 Consilia destruentes
Galat. 2-18 Si enim quæ destruxi, iterum hæc ædifico
2 Thes. 2- 8 Et destruet illustratione adventus sui eum
2 Tim. 1-10 Qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam
Hebr. 2-14 Ut per mortem destrueret eum

DESUDO.

Eccle. 2-19 Dominabitur in laboribus meis, quibus desudavi

DESUM.

Gen. 44-30 Si intravero ad servum tuum patrem nostrum, et puer defuerit
47-13 In toto enim orbe panis deerat
Exod. 13-22 Nunquam defuit columna nubis per diem
39-40 Nihil ex vasis defuit, quæ in ministerium
Num. 21- 5 Deest panis, non sunt aquæ
31-49 Et ne unus quidem defuit
33-14 Ubi populo defuit aqua ad bibendum
Deut. 2- 7 Tecum Dom. Deus tuus, et nihil tibi defuit
15-11 Non deerunt pauperes in terra habitationis
Judic. 21- 5 Juramento se constrinxerant... interfici eos qui defuissent
1 Reg. 21-15 An desunt nobis furiosi, quod introduxistis
25- 7 Nec aliquando defuit quidquam eis de grege
30-19 Nec defuit quidq. a parvo usque ad magnum
2 Reg. 2-30 Et defuerunt de pueris David decem et novem
4 Reg. 10-19 Quicumque defuerit non vivet
2 Esdr. 9-21 Pavisti eos in deserto nihilque eis defuit
Psal. 22- 1 Dominus regit me, et nihil mihi deerit

Psal. 38- 5 Ut sciam quid desit mihi
Prov. 10-19 In multiloquio non deerit peccatum
Eccle. 6- 2 Et nihil deest animæ suæ ex omnibus
Sap. 11- 6 Cum illis deessent, bene cum illis actum est
19- 4 Ut quæ deerant tormentis, repleret punitio
Eccli. 7-38 Non desis plorantibus in consolatione
42-25 Et non fecit quidquam deesse
44-10 Quorum pietates non defuerunt
Isai. 34-16 Et legite : unum ex eis non defuit
Matth. 19-20 Quid adhuc mihi deest ?
Marc. 10-21 Dilexit eum, et dixit ei : Unum tibi deest
Luc. 18-22 Jesus ait ei : Adhuc unum tibi deest
21- 4 Hæc autem ex eo quod deest illi
22-35 Numquid aliquid defuit vobis ?
1 Cor. 1- 7 Ita ut nihil vobis desit in ulla gratia
12-24 Ei, cui deerat, abundantiorem tribuendo honorem
16-17 Id quod vobis deerat, ipsi suppleverunt
2 Cor. 9-12 Non solum supplet ea, quæ desunt sanctis
11- 9 Nam quod mihi deerat, suppleverunt fratres
Philip. 2-30 Ut impleret id quod ex vobis deerat
Colos. 1-24 Adimpleo ea quæ desunt passionum Christi
1 Thes. 3-10 Et compleamus ea quæ desunt fidei vestræ?
Tit. 1- 5 Reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt corrigas
3-13 Sollicite præmitte, ut nihil illis desit
Hebr. 4- 1 Ne forte... existimetur aliquis ex vobis deesse
12-15 Contemplantes ne quis desit gratiæ Dei

DESUPER.

Gen. 22- 9 Ædificavit altare et desuper ligna composuit
27-39 In pinguedine terræ, et in rore cœli desuper
28-18 Et erexit in titulum, fundens oleum desuper
31-34 Abscondit idola... et sedit desuper
Exod. 20- 4 Similitudinem, quæ est in cœlo desuper
36-19 Aliudque desuper velamentum de pellibus
40-17 Imposito desuper operimento
-18 Posuit... oraculum desuper
-35 Si (*nubes*) pendebat desuper, manebant in eodem loco
Levit. 1- 8 Et membra quæ sunt cæsa, desuper ordinantes
6-12 Desuper adolebit adipes pacificorum
8- 7 Et desuper humerale imposuit.
10- 1 Posuerunt ignem et incensum desuper
26-19 Daboq. vobis cœlum desuper sicut ferrum
Num. 4- 6 Extendentque desuper pallium totum hyacinthinum
- 8 Extendentq. desuper pallium coccineum
-11 Et extendent desuper operimentum
-12 Et extendent desuper operimentum
5- 7 Et reddent ipsum caput, quintamque partem desuper
16- 7 Ponite desuper thymiama coram Domino :
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum desuper
19-15 Vas quod non habuerit.. ligaturam desuper
23- 4 Et imposui vitulum et arietem desuper
Deut. 5- 8 Omnium, quæ in cœlo sunt desuper
22- 6 Et matrem pullis, vel ovis desuper incubantem
Josue. 3-13 Quæ autem desuper veniunt, in una mole
Judic. 6-20 Et pone supra petram illam, et jus desuper funde
9-53 Una mulier fragmen molæ desuper jaciens
2 Reg. 11-20 Quod multa desuper ex muro tela mittantur?
-24 Ad servos tuos ex muro desuper
3 Reg. 7-11 Desuper lapides pretiosi æqualis mensuræ
-20 Capitella in summitate columnarum desuper
-25 Et mare super eos desuper erat
-29 Cherubim, et in juncturis similiter desuper
-35 Ita fabrefacta, ut luter desuper posset imponi
-49 Quasi lilii flores, et lucernas desuper aureas
8- 7 Protegebant arcam, et vectes ejus desuper
-23 Non est similis tui, Deus, in cœlo desuper
4 Reg 3-21 Omnes qui accincti erant balteo desuper
12- 9 Aperuitque foramen desuper, et posuit illud
16-17 Cælatas bases, et luterem, qui erat desuper
Tobiæ. 3-15 Aut certe desuper terram eripias me
Job. 3- 4 Non requirat eum Deus desuper
31- 2 Quam e. partem haberet in me Deus desuper
36-28 Fluunt, quæ prætexunt cuncta desuper
-30 Et fulgurare lumine suo desuper
Psal. 77-23 Et mandavit nubibus desuper
Prov. 27-22 In pila quasi ptisanas feriente desuper pilo
Isai. 45- 8 Rorate cœli desuper, et nubes pluant justum
Jerem. 4-28 Lugebit terra, et mœrebunt cœli desuper
Baruc. 6-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat
Ezech. 1-10 Et facies aquilæ desuper ipsorum quatuor
-11 Et pennæ eorum extentæ desuper
-22 Et extenti super capita eorum desuper
-26 Similitudo quasi aspectus hominis desuper
Ezech. 10- 4 Elevata est gloria Domini desuper Cherub
13-11 Et dabo lapides prægrandes desuper irruentes,
37- 8 Et extenta est in eis cutis desuper
Amos. 2- 9 Et contrivi fructum ejus desuper
Mich. 2- 8 Desuper tunica pallium sustulistis
3- 2 Qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis ; et carnem eorum desuper ossibus eorum ?
- 3 Et pellem eorum desuper excoriaverunt
1 Mac. 6-37 Triginta duo qui pugnabant desuper
9-64 Et venit, et castra posuit desuper Bethbessen
Matth. 21- 7 Et eum desuper sedere fecerunt
Joan. 19-11 Nisi tibi datum esset desuper

DESURSUM.

Psal. 49- 4 Advocabit cœlum desursum
Joan. 3-31 Qui desursum venit, super omnes est
Jacob. 1-17 Et omne donum perfectum desursum est
3-15 Non est enim ista sapientia desursum descendens ;
-17 Quæ autem desursum est sapientia

DETENTIO.

Eccli. 24-16 Et in plenitudine sanctorum detentio mea

DETERIOR, US.

Sap. 15-18 Comparata his, illis sunt deteriora
17- 6 Æstimabant deteriora esse quæ videbantur
Marc. 5-26 Sed magis deterius habebat
Joan. 2-10 Et cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est
5-14 Ne deterius tibi aliquid contingat
1 Cor. 11-17 Non in melius, sed in deterius convenitis
1 Tim. 5- 8 Fidem negavit, et est infideli deterior
Hebr. 10-29 Quanto magis putatis deteriora mereri supplicia
2 Petr. 2-20 Facta sunt eis posteriora deteriora prioribus

DETERMINO.

Prov. 26-10 Judicium determinat causas :

DETERREO.

1 Esdr. 3- 3 Deterrentibus eos per circuitum populis
Mich. 4- 4 Subtus ficum suam, et non erit qui deterreat
Habac. 2-17 Vastitas animalium deterrebit eos
Zach. 1-21 Et venerunt isti deterrere ea, ut dejiciant

DETESTABILIS, OR.

Gen. 38-10 Quod rem detestabilem faceret
Sap. 19-13 Detestabiliorem inhospitalitatem instituerunt

DETESTATIO.

Dan. 9-11 Et stillavit super nos maledictio et detestatio

DETESTOR.

Gen. 46-34 Detestantur Ægyptii omnes pastores ovium
Num. 23- 7 Et maledic Jacob : Propera, et detestare Is.
- 8 Qua ratione detester quem Dominus non detestatur
Deut. 7-26 Quasi spurcitiam detestaberis
Judic. 9-23 Qui cœperunt eum detestari
Esth. 14-15 Quia... et detester cubile incircumcisorum
-16 Et detester illud quasi pannum menstruatæ
Prov. 5-12 Cur detestatus sum disciplinam
6-16 Et septimum detestatur anima ejus
8- 7 Et labia mea detestabuntur impium
-13 Et viam pravam et os bilingue detestor.
13- 5 Verbum mendax justus detestabitur
-19 Detestantur stulti eos qui fugiunt mala
24-24 Et detestabuntur eos tribus
Eccle. 2-18 Rursus detestatus sum omnem industriam
Isai. 7-16 Derelinquetur terra, quam tu detestaris
Ezech. 18-13 Cum universa hæc detestanda fecerit
Amos. 6- 8 Detestor ego superbiam Jacob, et domos
Matth. 26-74 Cœpit detestari et jurare quia non novisset

DETINEO.

Tobiæ. 10- 1 Filius meus, aut quare detentus est ibi ?
Eccli. 3-26 Et in vanitate detinuit sensus illorum...
1 Mac. 13-15 Propter negotia quæ habuit, detinuimus
15-33 Neque aliena detinemus :
Luc. 4-42 Et detinebant illum ne discederet ab eis
Joan. 5- 4 A quacumque detinebatur infirmitate
Rom. 1-18 Qui veritatem Dei in injustitia detinent
7- 6 Soluti sumus a lege mortis, in qua detinebamur
2 Thes. 2- 6 Et nunc quid detineat scitis, ut reveletur
Phile. -13 Quem ego volueram mecum detinere

DETRACTIO.

Sap. 1-11 Et a detractione parcite linguæ
Eccli. 38-18 Uno die vel duobus propter detractionem.
42-11 Detractione in civitate, et objectione plebis
2 Cor. 12-20 Detractiones, susurrationes, inflationes
1 Petr. 2- 1 Deponentes... invidias, et omnes detractiones

DETRACTOR.

Prov. 24- 9 Abominatio hominum detractor
-21 Et cum detractoribus non commiscearis
Ezech. 22- 9 Viri detractores fuerunt in te
Rom. 1-30 Detractores, Deo odibiles, contumeliosos

DETRAHO. *De loco deturbo.*

Gen. 30-37 Decorticavit eas, detractisque corticibus
Levit. 1- 6 Detractaque pelle hostiæ, artus in frusta concident
27-18 Et detrahetur ex pretio
2 Reg. 23-10 Reversus est ad cæsorum spolia detrahenda
1 Par. 10- 8 Detrahentes Philisthiim spolia cæsorum
2 Par. 20-25 Ad detrahenda spolia mortuorum
29-34 Nec poterant sufficere, ut pelles holocaustorum detraherent
35-11 Et Levitæ detraxerunt pelles holocaustorum
Job. 20-28 Detrahetur in die furoris Dei
24-22 Detraxit fortes in fortitudine sua
Prov. 21- 7 Rapinæ impiorum detrahent eos
-12 Excogitat justus ..ut detrahat impios a malo
Isai. 8- 1 Velociter spolia detrahe, cito prædare
- 3 Accelera spolia detrahere : Festina prædari
10-13 Et detraxi quasi potens in sublimi residentes
14-11 Detracta est ad inferos superbia tua
-15 Verumtamen ad inferum detraheris
23- 9 Ut detraheret superbiam omnis gloriæ
25-12 Detrahentur in terram usque ad pulverem
26- 5 Detrahet eam usque ad pulverem
-19 Et terram gigantum detrahes in ruinam
43-14 Et detraxi vectes universos, et Chaldæos...
63- 6 Et detraxi in terram virtutem eorum
Jerem. 49-16 Inde detraham te, dicit Dominus
50-45 Nisi detraxerint eos parvuli gregum
Ezech. 26-20 Et detraxero te cum his qui descendunt
28- 8 Interficient, et detrahent te
32-18 Et detrahe eam ipsam, et filias Gentium
Osee. 7-12 Quasi volucrem cœli detraham eos
Amos. 3-11 Et detrahetur ex te fortitudo tua
9- 2 Et si ascenderint usque in cœlum, inde detraham eos
Abdiæ. - 3 Quis detrahet me in terram ?
- 4 Inde detraham te, dicit Dominus
Mich. 1- 6 Et detraham in vallem lapides ejus
Act. 19-33 De turba autem detraxerunt Alexandrum
2 Petr. 2- 4 Detractos in tartarum tradidit cruciandos

DETRAHO, *scilicet famæ.*

Exod. 22-28 Diis non detrahes, et principi populi tui...
Num. 12- 8 Non timuistis detrahere servo meo Moysi?
13-33 Detraxeruntque terræ, quam inspexerant
14-11 Usquequo detrahet mihi populus iste ?
-23 Nec quisquam ex illis qui detraxit mihi
-36 Detrahentes terræ quod esset mala
Deut. 31-20 Detrahentq. mihi, et irritum facient pactum
Job. 6-25 Quare detraxistis sermonibus veritatis
19-18 Et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi
Psal. 37-21 Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi
70-13 Et deficiant detrahentes animæ meæ
100- 5 Detrahentem secreto proximo suo
108- 4 Pro eo ut me diligerent, detrahebant mihi
-20 Hoc opus eorum, qui detrahunt mihi
-29 Induantur, qui detrahunt mihi, pudore
Prov. 1-30 Et detraxerint universæ correptioni meæ
4-24 Et detrahentia labia sint procul a te
13-13 Qui detrahit alicui rei, ipse se... obligat
25-23 Facies tristis (*dissipat*) linguam detrahentem
Eccle. 10-11 Nihil eo minus habet qui occulte detrahit
-20 In cogitatione tua regi ne detrahas
Isai. 60-14 Omnes qui detrahebant tibi, et vocabunt te
1 Tim. 3-11 Pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles
Jacob. 4-11 Nolite detrahere alterutrum, fratres
Qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi, et judicat legem
1 Petr. 3-16 In eo, quod detrahunt vobis, confundantur

DETRECTO.

1 Petr. 2-12 Quod detrectant de vobis tanquam de malefactoribus

DETRIMENTUM.

Eccli. 20- 9 Et est inventio in detrimentum
Matth. 16-26 Animæ vero suæ detrimentum patiatur ?
Marc. 8-36 Detrimentum animæ suæ faciat
Luc. 9-25 Se autem ipsum perdat, et detrimentum sui faciat ?
1 Cor. 3-15 Si, cujus opus arserit detrimentum patietur

2 *Cor.* 7- 9 Ut in nullo detrimentum patiamini ex vobis
Philip. 3- 7 Hæc arbitratus sum propter Christum detrimenta
- 8 Existimo omnia detrimentum esse
Propter quem omnia detrimentum feci

DETURBO.

1 *Mac.* 8-13 Quos autem vellent, regno deturbabant

DETURPO.

1 *Cor.* 11- 4 Vir orans aut prophetans velato capite, deturpat caput suum
- 5 Mulier orans aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum

DEUS.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
Act. 17-23 Et aram, in qua scriptum erat : Ignoto Deo

Deinceps placuit seligere sententiolas aliquas magis eximias dictionem hanc concernentes, illasque in classes aliquot distribuere, quod speraremus plus utilitatis hinc posse referri quam ex prolixa ac indistincta particularum farragine; hanc enim propter exiguum aut nullum fructum multi censuerunt penitus prætermittendam. Ponuntur autem dictæ sententiolæ tantum semel etiamsi pluries in Scriptura sacra occurrant: nam qui scire voluerit quoties præterea in ea contineantur, citius rescire poterit, recurrendo ad Indicem epitheti Deo attributi; ut Sacerdos Dei altissimi, *sub* Altissimus. *Si quis vero alia requirat ad hanc dictionem spectantia*, v. g. *acta, gesta Dei cum hominibus, aut hominum cum Deo, ut quod creaverit hominem, quod homines ambulaverint cum eo; hoc non sub nomine* Deus, *at sub verbo* Creo, Ambulo, *quærendum est.*

Epitheta a S. Scriptura DEO *attributa.*

Gen. 2- 4 In die quo fecit Dom. Deus cœlum et terram
14-18 Erat enim sacerdos Dei altissimi
-20 Et benedictus Deus excelsus
17- 1 Ego Deus omnipotens : Ambula coram me
21-33 Et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni
31-13 Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem
46- 3 Ait illi Deus : Ego sum fortissimus Deus
Exod. 3- 6 Ego sum Deus patris tui, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
5- 3 Deus Hebræorum vocavit nos, ut eamus...
15-26 Dicens : Si audieris vocem Domini Dei tui
20- 5 Ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes
24-10 Et viderunt Deum Israël
34- 6 Dominator Domine Deus, misericors
-14 Zelotes nomen ejus, Deus est æmulator
Levit. 19- 2 Quia ego sanctus sum Dominus Deus vester
Num. 16-22 Fortissime Deus spirituum universæ carnis
Deut. 1-30 Dominus Deus, qui ductor est vester
4-39 Quod Dominus ipse sit Deus in cœlo sursum
6- 4 Dominus Deus noster, Dominus unus est
7- 9 Dominus Deus tuus ipse est Deus fortis
-21 Dominus Deus tuus in medio tui est Deus magnus et terribilis
10-17 Deus vester ipse est Deus deorum
-21 Ipse est laus tua, et Deus tuus
12- 1 Quam D. Deus patrum tuorum daturus est
32-15 Dereliquit Deum factorem suum
-18 Deum qui te genuit, dereliquisti
33-26 Non est Deus alius ut Deus rectissimi
Josue. 3-10 Dominus Deus vivens in medio vestri est
-13 Sacerdotes qui portant arcam Domini Dei
1 *Reg.* 2- 3 Quia Deus scientiarum, Dominus est
17-45 Venio ad te nomine... Dei agminum Israël
2 *Reg.* 5-10 Dominus Deus exercituum erat cum eo
22- 3 Deus fortis meus, sperabo in eum
-47 Et exaltabitur Deus fortis salutis meæ
-48 Deus qui das vindictas mihi, et dejicis
4 *Reg.* 2-14 Et dixit : Ubi est Deus Eliæ etiam nunc ?
19-15 Deus Israël qui sedes super Cherubim
Tu es Deus solus regum omnium terræ
-19 Ut sciant omnia regna terræ, quia tu es Dominus Deus solus
20- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui.
2 *Par.* 13-12 Ergo in exercitu nostro dux Deus est
15- 3 Transibunt a... dies in Israel absq. Deo vero
30- 9 Pius... et clemens est Dominus Deus vester
32-17 Deus Ezechiæ eruere non poterit populum
1 *Esdr.* 1- 2 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus Deus cœli
- 3 Ipse est Deus qui est in Jerusalem
2 *Esdr.* 9-17 Tu autem Deus propitius, clemens et misericors... non dereliquisti eos
-31 Nec dereliquisti eos : quoniam Deus miserationum
Tobiæ. 3-24 Exauditæ sunt preces amborum in conspectu gloriæ summi Dei
Tobiæ. 13-12 Confitere Domino... et benedic Deum sæculorum
Judith. 9- 2 Domine Deus patris mei Simeon
-17 Deus cœlorum, creator aquarum, et Dominus totius creaturæ, exaudi me miseram deprecantem
Esth. 15- 5 Cumque... invocasset omnium rectorem et salvatorem Deum, assumpsit duas famul.
16- 4 Dei quoque cuncta cernentis arbitrantur se posse fugere sententiam
-16 Altissimi et maximi semperque viventis Dei
Job. 9-13 Deus cujus iræ nemo resistere potest
22-12 An non cogitas quod Deus excelsior cœlo sit?
36-26 Deus magnus vincens scientiam nostram, numerus annorum ejus inæstimabilis
Psal. 4- 2 Exaudivit me Deus justitiæ meæ
5- 3 Intende voci orationis meæ rex meus et Deus meus
- 5 Non Deus volens iniquitatem tu es
7-10 Scrutans corda et renes Deus
-12 Deus judex justus, fortis et patiens
17- 3 Deus meus adjutor meus... protector meus, et cornu salutis meæ, et susceptor meus
-31 Deus meus, impolluta via ejus
-33 Deus qui præcinxit me virtute
-47 Benedictus Deus meus, et exaltetur Deus salutis meæ
24- 5 Doce me quia tu es Deus salvator meus
26- 9 Neque despicias me, Deus salutaris meus
28- 3 Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit
30- 3 Esto mihi in Deum protectorem
- 6 Redemisti me, Domine Deus veritatis
-15 Deus meus es tu : (-16) in manibus tuis sortes meæ
37-23 Intende in adjutorium meum, Domine Deus salutis meæ
41- 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum
- 6 Salutare vultus mei, (-7) et Deus meus
- 9 Apud me oratio Deo vitæ meæ
-10 Dicam Deo : Susceptor meus es
42- 2 Tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti
- 4 Introibo ad altare Dei : ad Deum, qui lætificat juventutem meam
44- 7 Sedes tua Deus in sæculum sæculi, virga directionis virga regni tui
45- 2 Deus noster refugium et virtus, adjutor in tribulationibus quæ invenerunt nos nimis
46- 8 Quoniam rex omnis terræ Deus:
- 9 Regnabit Deus super gentes, Deus sedet super sedem sanctam suam
47-15 Hic est Deus, Deus noster in æternum
49- 1 Deus deorum Dominus locutus est, et vocavit terram
- 6 Annuntiabunt cœli... quon. Deus judex est
- 7 Testificabor tibi : Deus Deus tuus ego sum
50-16 Libera me... Deus, Deus salutis meæ
56- 3 Clamabo ad... Deum qui benefecit mihi
58- 6 Exurge in occursum meum, et vide : et tu Domine Deus virtutum, Deus Israël
61- 8 Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est
67- 6 Deus in loco sancto suo : (-7) Deus qui inhabitare facit unius moris in domo
-21 Deus noster, Deus salvos faciendi
-27 In ecclesiis benedicite Deo Domino, de fontibus Israël
-33 Cantate Deo : psallite Domino ; psallite Deo, (-34) qui ascendit super cœlum
-36 Mirabilis Deus in sanctis suis
Deus Israël ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ
70-19 Fecisti magnalia, Deus, quis similis tibi?
-22 Deus psallam tibi in cithara, sanctus Israël
72- 1 Quam bonus Israël Deus his, qui recto sunt corde
-26 Deus cordis mei, et pars mea Deus in æternum
73-12 Deus autem rex noster ante sæcula
75- 2 Notus in Judæa Deus : in Israël magnum nomen ejus
76-14 Deus in sancto via tua : quis Deus magnus sicut Deus noster?
-15 Tu es Deus qui facis mirabilia
77-35 Deus adjutor... Deus excelsus redemptor eorum est
83- 3 Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum
85-10 Quoniam magnus es... tu es Deus solus
89- 2 A sæculo et usque in sæculum tu es Deus
90- 1 In protectione Dei cœli commorabitur
91-16 Rectus Dominus Deus noster, et non est iniquitas in eo
93- 1 Deus ultionum Dominus : Deus ultionum libere egit
-22 Deus meus in adjutorium spei meæ
Psal. 94- 1 Venite... jubilemus Deo salutari nostro
- 3 Quoniam Deus magnus Dominus
98- 9 Exaltate.. Deum nostrum, et adorate.. quoniam sanctus Dominus Deus noster
117-27 Deus Dominus, et illuxit nobis
145-10 Deus tuus, Sion, in generationem et generat.
Sap. 12-13 Non enim est alius Deus quam tu, cui cura est de omnibus
15- 1 Tu autem Deus noster, suavis et verus es, patiens, et in misericordia disponens om.
Eccli. 1- 8 Sedens super thronum... et dominans Deus
3-34 Deus prospector est ejus qui reddit gratiam : meminit ejus in posterum
4-33 Deus expugnabit pro te inimicos tuos
5- 3 Ne dixeris... Quis me subjiciet... Deus enim vindicans vindicabit
33- 1 Timenti Dominum non occurrent mala, sed in tentatione Deus illum conservabit
36-19 Sciant omnes... quia tu es Deus conspector sæculorum
38- 2 A Deo est enim omnis medela
46- 6 Audivit illum magnus et sanctus Deus
-18 Cognitus est in verbis suis fidelis, quia vidit Deum lucis
47-19 In nomine..Dei, cui est cognomen, Deus Isr.
Isai. 1-24 Dominus Deus exercituum fortis Israël
28-26 Erudiet illum in judicio : Deus suus docebit illum
30-18 Deus judicii Do. : beati..qui expectant eum
37-16 Domine exercituum Deus Israel, qui sedes super Cherubim ; tu es Deus solus omnium regnorum terræ
38- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
40-18 Cui ergo similem fecistis Deum? aut quam imaginem ponetis ei?
-28 Deus sempiternus Dominus, qui creavit terminos terræ
41-13 Ego Dominus Deus tuus apprehendens manum tuam
-17 Deus Israël non derelinquam eos
42- 5 Hæc dicit Dominus Deus, creans cœlos
43- 3 Ego Dominus Deus tuus sanctus Israël Salvator tuus, dedi propitiationem tuam Ægyptum...
44- 6 Hæc dicit Dominus : ... Ego primus, et ego novissimus, et absque me non est Deus
45-14 Tantum in te est Deus, et non est absque te Deus.
-15 Vere tu es Deus absconditus, Deus Israël salvator
-18 Ipse Deus formans terram, et faciens eam
-21 Deus justus, et salvans non est præter me
48-17 Ego Dominus Deus tuus, docens te utilia, gubernans te in via qua ambulas
50- 9 Ecce Dominus Deus auxiliator meus, quis est qui condemnet me?
51-22 Hæc dicit... Deus tuus, qui pugnabit pro populo suo
52- 7 Dicentis Sion : Regnabit Deus tuus.
-10 Videbunt omnes fines terræ salutare Dei n.
-12 Et congregabit vos Deus Israël
56- 8 Deus qui congregat dispersos Israël
60-19 Erit tibi Dominus in lucem... Deus tuus in gloriam tuam
61-11 Deus germinabit justitiam et laudem
62- 3 Eris... diadema regni in manu Dei tui.
- 5 Gaudebit super te Deus tuus
Jerem. 3-23 Vere in Domino Deo nostro salus Israël
10-10 Dominus autem Deus verus est : ipse Deus vivens, et rex sempiternus
23-23 Putas-ne Deus e vicino ego sum... et non Deus de longe?
31- 1 Ero Deus universis cognationibus Israël
32-27 Ecce ego Dominus Deus universæ carnis
Baruc. 4- 7 Exacerbastis e. eum qui fecit vos, Deum æt.
Ezech. 1-24 Audiebam sonum alarum... quasi sonum sublimis Dei
14-16 Vivo ego, dicit Dominus Deus
Dan. 2-28 Est Deus in cœlo revelans mysteria
3-52 Benedictus es, Domine Deus patrum nostrorum : et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sæcula
-95 Nabuchodonosor ait : Benedictus Deus eorum, Sidrach videlicet, Misach et Abdenago
5-23 Deum qui habet flatum tuum in manu sua... non glorificasti
6-26 Paveant Deum Danielis : ipse est enim Deus vivens, et æternus in sæcula
7-18 Suscipient a. regnum sancti Dei altissimi
9- 4 Dixi : Obsecro Dom. Deus magne et terribilis
-14 Justus Dominus Deus noster in omnibus operibus suis
13-42 Exclamavit..Susanna et dixit : Deus æterne, qui absconditorum es cognitor

Dan. 13-60 Benedixerunt Deum qui salvat sperantes in se
14- 4 Non colo idola manufacta, sed viventem Deum, qui creavit cœlum et terram, et habet potestatem omnis carnis
Osee. 11- 9 Quoniam Deus ego, et non homo
12- 9 Ego Dominus Deus tuus ex terra Ægypti
Amos. 8-14 Vivit Deus tuus Dan, et vivit via Bersabee
Habac. 3-18 Gaudebo, et exultabo in Deo Jesu meo
Soph. 3-17 Deus tuus in medio tui fortis, ipse salvabit
Zach. 8- 8 Ego ero eis in Deum, in veritate et in justitia
9-14 Et Dominus Deus super eos videbitur
Malac. 2-10 Numquid non Deus unus creavit nos ?
2 Mac. 1-24 Domine Deus, omnium creator, terribilis
9- 5 Sed qui universa conspicit Dominus Deus
13-14 Dans itaque potestatem omnium Deo
Matth. 1-23 Quod est interpretatum : Nobiscum Deus
16-16 Petrus dixit : Tu es Christus, Filius Dei vivi.
19-17 Unus est bonus, Deus
-26 Apud Deum autem omnia possibilia sunt
22-32 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob ? Non est Deus mortuorum
Marc. 5- 7 Quid mihi et tibi, Jesu fili Dei altissimi ?
12-29 Israel, Dominus Deus tuus, Deus unus est
Luc. 1-47 Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo
-68 Benedictus Dominus Deus Israel
16-15 Deus autem novit corda vestra. Quia quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum
18- 7 Deus autem non faciet vindictam electorum
-19 Nemo bonus nisi solus Deus
Joan. 1- 1 Et verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
-18 Deum nemo vidit unquam
3-33 Signavit quia Deus verax est
4-24 Spiritus est Deus : et eos, qui adorant eum,..
8-41 Unum patrem habemus Deum
9- 3 Sed ut manisfestentur opera Dei in illo
17- 3 Ut cognoscant te solum Deum verum
Act. 7- 2 Deus gloriæ apparuit patri nostro Abrahæ
13-17 Deus plebis Israel elegit patres nostros
14-14 Ab his vanis converti ad Deum vivum
16-17 Isti homines servi Dei excelsi sunt
17-24 Deus qui fecit mundum, et omnia quæ in eo
24-14 Sic deservio Patri et Deo meo
Rom. 1-23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei
3- 4 Est a. Deus verax : omnis a. homo mendax
-29 An Judæorum Deus tantum ?
-30 Quoniam quidem unus est Deus, qui justificat
15- 5 Deus autem patientiæ et solatii det vobis idipsum
-13 Deus autem spei repleat vos omni gaudio
-33 Deus autem pacis sit cum omnibus vobis
16-26 Secundum præceptum æterni Dei
-27 Soli sapienti Deo, per Jesum Christum
1 Cor. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
- 9 Fidelis Deus, per quem vocati estis...
11- 3 Mulieris, vir, caput vero Christi, Deus
-12 Ita et vir per mulierem, omnia autem ex Deo
2 Cor. 1- 3 Et Deus totius consolationis
-20 Ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam nostram
5-20 Tanquam Deo exhortante per nos
9- 8 Potens est a. Deus omnem gratiam abundare
13-11 Et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum
Ephes. 2- 4 Deus autem qui dives est in misericordia
Philip. 1- 8 Testis enim mihi est Deus
2-13 Deus est enim qui operatur in vobis et velle
Colos. 1-15 Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus
1 Thes. 2- 4 Deo qui probat corda nostra
1 Tim. 1-11 Secundum Evangelium gloriæ beati Dei
-17 Invisibili, soli Deo honor, et gloria
2- 3 Et acceptum coram salvatore nostro Deo
- 5 Unus enim Deus, unus et mediator Dei
3-15 Quæ est Ecclesia Dei vivi, columna et firm.
Tit. 1- 2 Quam promisit, qui non mentitur Deus
2-13 Spem et adventum gloriæ magni Dei
Hebr. 3- 4 Qui autem omnia creavit, Deus est.
7- 1 Rex Salem, sacerdos Dei summi
10-31 Horrendum est incidere in manus Dei
12-23 Et judicem omnium Deum,
-29 Etenim Deus noster ignis consumens est
Jacob. 1-13 Deus enim intentator malorum est
1 Petr. 5-10 Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos
1 Joan. 1- 5 Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ
3-20 Major est Deus corde nostro, et novit omnia
4- 8 Quoniam Deus charitas est
-12 Deum nemo vidit unquam. Si diligamus invicem, Deus in nobis manet
-19 Quoniam Deus prior dilexit nos
5-20 Hic est verus Deus et vita æterna
Judæ. -25 Soli Deo salvatori nostro... gloria
Apoc. 4- 8 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus omnipotens
7-10 Salus Deo nostro, qui sedet super thronum.
Apoc. 7-12 Et fortitudo Deo nostro in sæcula sæculorum
11-11 Spiritus vitæ a Deo intravit in eos
22- 6 Dominus Deus spirituum Prophetarum misit Angelum suum ostendere

Membra, qualitates, habitus, potentia, affectus, passiones, etc. DEO *attributæ, unde divinæ perfectiones intellectus nostri imbecillitati aliquatenus innotescant.*

Gen. 21-33 Et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni
27-20 Voluntas Dei fuit ut cito occurreret mihi
33-10 Vidi faciem tuam, quasi viderim vultum Dei
35- 5 Terror Dei invasit omnes per circuitum
41-32 Eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur
-38 Qui spiritu Dei plenus sit ?
Exod. 8-19 Et dixerunt malefici... Digitus Dei est hic
15-26 Si audieris vocem Domini Dei tui
18-15 Venit ... populus quærens sententiam Dei
-16 Et ostendam præcepta Dei, et leges ejus
32-16 Scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis
Num. 10- 9 Erit recordatio vestri coram Domino Deo
22-18 Non potero immutare verbum Domini Dei
Deut. 1-17 Quia Dei judicium est
4- 2 Custodite mandata Domini Dei vestri
5-14 Id est, requies Domini Dei tui
7-25 Quia abominatio est Domini Dei tui
12- 7 Comedetis ibi in conspectu Domini Dei vestri
-15 Et comede juxta benedictionem Dom. Dei tui
Judic. 5- 5 Et Sinaï a facie Domini Dei Israël
3 Reg. 3-28 Videntes sapientiam Dei esse in eo
2 Par. 35-22 Nec acquievit sermonibus Nechao ex ore Dei
36-12 Fecitque malum in oculis Domini Dei sui
1 Esdr. 7- 9 Juxta manum Dei sui bonam super se
Judith. 11-16 Hæc mihi dicta sunt per providentiam Dei
Job. 11- 7 Forsitan vestigia Dei comprehendes
15- 8 Numquid consilium Dei audisti
Psal. 61-12 Duo hæc audivi, quia potestas Dei est
67-25 Viderunt ingressus tuos, Deus, ingressus Dei mei
89-17 Et sit splendor Dom. Dei nostri super nos
90- 1 In protectione Dei cœli commorabitur
106-11 Quia exacerbaverunt eloquia Dei
Prov. 2- 5 Et scientiam Dei invenies.
Sap. 4-15 Quoniam gratia Dei et misericordia est
7-25 Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quædam est claritatis omnipotentis Dei
-26 Et speculum sine macula Dei majestatis
Eccli. 2- 3 Sustine sustentationes Dei, conjungere Deo
3-21 Quoniam magna potentia Dei solius
10- 4 In manu Dei potestas terræ
- 5 In manu Dei prosperitas hominis
15- 8 Et successum habebunt usque ad inspectionem Dei
38- 8 Pax enim Dei super faciem terræ
41-24 De furto, de veritate Dei et testamento
47-12 Et amplificarent mane Dei sanctitatem
50-31 Quia lux Dei vestigium ejus est
Isai. 40- 3 Rectas facite in solitudine semitas Dei nostri
51-20 Pleni indignatione Dom., increpatione Dei
59-13 Et aversi sumus ne iremus post tergum Dei
Baruc. 5- 5 In verbo sancti gaudentes Dei memoria
Ezech. 1- 1 Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei
-24 Et audiebam... quasi sonum sublimis Dei
28- 2 Et dedisti cor tuum quasi cor Dei
Amos. 4-12 Præparare in occursum Dei tui Israël
Mich. 3- 7 Quia non est responsum Dei
2 Mac. 3-28 Manifesta Dei cognita virtute
9-17 Et prædicaturum Dei potestatem
12-22 Timor hostibus incussus est ex præsentia Dei
Luc. 1-78 Per viscera misericordiæ Dei nostri
2- 9 Et claritas Dei circumfulsit illos
9-44 Stupebant a. omnes in magnitudine Dei
11-42 Et præteritis judicium et charitatem Dei
-49 Propterea et sapientia Dei dixit
Act. 2-23 Et præscientia Dei traditum
-33 Dextera igitur Dei exaltatus, et promissione
Rom. 1-18 Qui veritatem Dei in injustitia detinent
-32 Qui cum justitiam Dei cognovissent
2- 4 Benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit ?
- 5 In die iræ, et revelationis justi judicii Dei
3- 2 Quia credita sunt illis eloquia Dei
5- 5 Quia charitas Dei diffusa est in cordibus
8- 9 Si tamen spiritus Dei habitat in vobis
9-11 Ut secundum electionem propositum Dei maneret
11-22 Vide ergo bonitatem et severitatem Dei
-33 Altitudo divitiarum sapientiæ, et scientiæ Dei
12- 1 Obsecro itaque vos, fratres, per misericordiam Dei
2 Cor. 1-12 In simplicitate cordis, et sinceritate Dei
4- 6 Ad illuminationem scientiæ claritatis Dei
- 7 Ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis
2 Cor. 11- 2 Æmulor enim vos Dei æmulatione
Ephes. 3- 2 Si tamen audistis dispensationem gratiæ Dei
-10 Multiformis sapientia Dei
4-18 Alienati a vita Dei, per ignorantiam
-30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei
Philip. 2- 6 Qui, cum in forma Dei esset
Colos. 2-12 Et resurrexistis per fidem operationis Dei
1 Thes. 2-13 Cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei
2 Thes. 3- 1 Ut sermo Dei currat et clarificetur
Tit. 2-10 Ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent
3- 4 Et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei
Hebr. 4-12 Vivus est enim sermo Dei et efficax
12- 2 Atque in dextera sedis Dei sedet
Jacob. 3- 9 Qui ad similitudinem Dei facti sunt
1 Petr. 1- 2 Secundum præscientiam Dei Patris
3-20 Quando expectabant Dei patientiam
5-12 Et contestans hanc esse veram gratiam Dei
1 Joan. 5- 9 Quoniam hoc est testimonium Dei, quod majus est
Apoc. 15- 7 Plenas iracundiæ Dei viventis in sæcula

Res, loca, personæ, dignitates, etc. a Scriptura sacra nuncupatæ nomine **DEI**, *ut eas hoc titulo pulchras, magnas aut sanctas deprædicet.*

Gen. 6- 2 Videntes filii Dei filias hominum
14-18 Erat enim sacerdos Dei altissimi
20-11 Forsitan non est timor Dei in loco isto
23- 6 Audi nos, Domine, princeps Dei es apud nos
28-17 Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli
32- 2 Quos cum vidisset, ait : Castra Dei sunt hæc
Exod. 3- 1 Venit ad montem Dei Horeb
4-20 Portans virgam Dei in manu sua
9-28 Orate Dominum, ut desinant tonitrua Dei
10-26 Quæ necessaria sunt in cultum Domini Dei nostri
20-10 Septimo a. die sabbatum Dom. Dei tui est
Levit. 2-13 Nec auferes sal fœderis Dei tui de sacrificio
21- 6 Panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt
-12 Oleum sanctæ unctionis Dei sui super eum est
Num. 6- 7 Consecratio Dei sui super caput ejus est
Deut. 4-23 Cave ne quando obliviscaris pacti Domini Dei tui
12-27 Et sanguinem super altare Dom. Dei tui
14-21 Populus sanctus Domini Dei tui es
16- 8 Quia collecta est Domini Dei tui
31-26 In latere arcæ fœderis Domini Dei vestri
32- 4 Dei perfecta sunt opera, et omnes viæ ejus
33- 1 Benedictio, qua benedixit Moyses, homo Dei
Judic. 13- 6 Vir Dei venit ad me, habens vultum angelicum
- 9 Et apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus
1 Reg. 3- 3 Lucerna Dei antequam extingueretur
10- 5 Post hæc venies in collem Dei ubi est statio
17-26 Qui exprobravit acies Dei viventis
-36 Ausus est maledicere exercitui Dei viventis?
2 Reg. 9- 3 Ut faciam cum eo misericordiam Dei
10-12 Et pugnemus pro... civitate Dei nostri
23- 1 Vir, cui constitutum est de christo Dei Jacob
4 Reg. 17-26 Ignorant legitima Dei terræ
Eo quod ignorent ritum Dei terræ
1 Par. 6-49 Omnia, quæ præceperat Moyses servus Dei
26-32 In omne ministerium Dei, et regis
29- 3 Aurum et argentum do in templum Dei mei
2 Par. 1- 3 Quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine
9- 8 Qui voluit te ordinare super thronum suum, regem Domini Dei tui
20-15 Non est enim vestra pugna, sed Dei
36-16 At illi subsannabant nuntios Dei
1 Esdr. 5- 2 Et cum eis Prophetæ Dei adjuvantes eos
7-12 Scribæ legis Dei cœli doctissimo salutem
2 Esdr. 10-37 Ad gazophylacium Dei nostri
12-44 Et custodierunt observationem Dei sui
13- 1 Quod non debeant introire Ammonites et Moabites in Ecclesiam Dei
Tobiæ. 11-19 Narravit parentibus suis omnia beneficia Dei
Judith. 5-19 Pœnituerunt se recessisse a cultura Dei sui
8-22 Probatus, Dei amicus effectus est
11-12 Et sancta Domini Dei sui, quæ præcepit Deus
Job. 1-16 Et dixit : Ignis Dei cecidit e cœlo
4-17 Numquid homo, Dei comparatione, justificabitur
37-14 Sta, et considera mirabilia Dei
40-14 Ipse est principium viarum Dei
Psal. 35- 7 Justitia tua sicut montes Dei
49-23 Et illic iter, quo ostendam illi salutare Dei
64-10 Flumen Dei repletum est aquis
67-16 Mons Dei, mons pinguis
-18 Currus Dei decem millibus multiplex

Psal. 72-17 Donec intrem in sanctuarium Dei
73- 8 Quiescere faciamus omnes dies festos Dei
77-10 Non custodierunt testamentum Dei
79-11 Et arbusta ejus, cedros Dei
149- 6 Exaltationes Dei in gutture eorum
Eccle. 3-13 Hoc donum Dei est
8- 2 Os regis observo, et præcepta juramenti Dei
Sap. 6-24 Et non abscondam a vobis sacramenta Dei
8- 3 ... Glorificat, contubernium habens Dei
- 4 Doctrix enim est disciplinæ Dei
10-10 Et ostendit illi regnum Dei
12- 7 Ut dignam perciperent peregrinationem puerorum Dei
14-11 Quoniam creaturæ Dei in odium factæ sunt
-26 Dei immemoratio, animarum inquinatio
15-19 Effugerunt autem Dei laudem et benedictionem
Eccli. 2- 1 Fili, accedens ad servitutem Dei, sta
6-35 Ut omnem narrationem Dei possis audire
9-23 Et in sensu sit tibi cogitatus Dei
11-17 Datio Dei permanet justis
14-22 Et in sensu cogitabit circumspectionem Dei
17-15 Et pars Dei Israël facta est manifesta
-24 Sorte propositionis et orationis altissimi Dei
18- 5 Nec est invenire magnalia Dei
-22 Quoniam merces Dei manet in æternum
23-10 Nominatio vero Dei non sit assidua in ore
26-17 Disciplina illius datum Dei est
-21 Sicut sol oriens mundo in altissimis Dei
46- 2 Maximus in salutem electorum Dei
Isai. 14-13 Super astra Dei exaltabo solium meum
61- 6 Ministri Dei nostri, dicetur vobis
Jerem. 46-10 Victima enim Domini Dei exercituum
Baruc. 1-10 Offerte pro peccato ad aram Domini Dei nostri
Ezech. 28- 2 Et in cathedra Dei sedi in corde maris
-13 In deliciis paradisi Dei fuisti
Malac. 2-15 Et quid unus quærit, nisi semen Dei?
1 *Mac.* 1-51 Et immutarent omnes justificationes Dei
2-54 Phinees pater noster, zelando zelum Dei
2 *Mac.* 1-19 Sacerdotes, qui tunc cultores Dei erant
2- 4 Moyses ascendit, et vidit Dei hæreditatem
8-19 Admonuit autem eos et de auxiliis Dei
-23 Et dato signo adjutorii Dei, in prima acie...
13- 8 Nam quia multa erga aram Dei delicta commisit
-15 Et dato signo suis Dei victoriæ
14-33 Istud Dei fanum in planitiem deducam
Matth. 5-34 Neque per cœlum, quia thronus Dei est
Marc. 1-24 Scio qui sis, sanctus Dei
11-22 Jesus ait illis: Habete fidem Dei
Luc. 2-40 Plenus sapientia, et gratia Dei erat in illo
21- 4 Ex abundanti sibi miserunt in munera Dei
Joan. 1-36 Dicit: Ecce Agnus Dei
4-10 Si scires donum Dei, et quis est
5-42 Quia dilectionem Dei non habetis in vobis
6-29 Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit
-33 Panis enim Dei est, qui de cœlo descendit
9-31 Sed si quis Dei cultor est
Act. 2-11 Loquentes nostris linguis magnalia Dei
8-10 Hic est virtus Dei quæ vocatur magna
-12 Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei
-14 Quod recepisset Samaria verbum Dei
10- 4 Ascenderunt in memoriam in conspectu Dei
11-23 Cum pervenisset, et vidisset gratiam Dei
17-29 Genus ergo cum simus Dei
20-27 Annuntiarem omne consilium Dei vobis
-28 Posuit episcopos, regere Ecclesiam Dei
Rom. 1- 1 Segregatus in Evangelium Dei
3-26 In sustentatione Dei, ad ostensionem justitiæ,
8-17 Hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi:
-33 Quis accusabit adversus electos Dei?
10- 2 Perhibeo illis quod æmulationem Dei habent,
11-29 Sine pœnitentia e. sunt dona et vocatio Dei
13- 2 Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit
1 *Cor.* 1-25 Quod stultum est Dei, sapientius est hominibus
3- 9 Dei enim sumus adjutores: Dei agricultura estis, Dei ædificatio
-23 Vos autem Christi, Christus autem Dei
4- 1 Et dispensatores mysteriorum Dei
11- 7 Quoniam imago et gloria Dei est
15-15 Invenimur autem et falsi testes Dei
2 *Cor.* 1-20 Quotquot enim promissiones Dei sunt, in illo est
Galat. 6-16 Pax super illos et misericordia, et super Israël Dei
Ephes. 5- 1 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii
- 5 Non habet hæreditatem in regno Christi et Dei
Ephes. 6-11 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare
Colos. 1-25 Ego minister secundum dispensationem Dei
2- 2 In agnitionem mysterii Dei patris
-19 Et constructum crescit in augmentum Dei
1 *Thes.* 4-15 Et in tuba Dei descendet de cœlo
1 *Tim.* 1- 1 Secundum imperium Dei salvatoris nostri
- 4 Præstant magis quam ædificationem Dei
2 *Tim.* 2-19 Sed firmum fundamentum Dei stat
Jacob. 4- 4 Inimicus Dei constituitur
1 *Petr.* 5- 2 Pascite, qui in vobis est, gregem Dei
1 *Joan.* 5- 2 Cognoscimus quoniam diligimus natos Dei
-18 Sed generatio Dei conservat eum
Apoc. 7- 2 Ab ortu solis, habentem signum Dei vivi
15- 2 Super mare vitreum habentes citharas Dei
19-17 Et congregamini ad cœnam magnam Dei
21- 3 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus
22- 3 Sedes Dei et Agni in illa erunt

DEUS, DII. *In peculiari sensu.*

Gen. 3- 5 Et eritis sicut dii, scientes bonum et malum
1 *Reg.* 28-13 Deos vidi ascendentes de terra
Dan. 4- 5 Qui habet spiritum deorum sanctorum
- 6 Scio quod spiritum sanctorum deorum habeas
-15 Quia spiritus deorum sanctorum in te est
5-11 Qui spiritum deorum sanctorum habet in se
-14 Audivi de te quoniam spiritum deorum habeas,

DEUS. *Attributum hominibus.*

Exod. 7- 1 Ecce constitui te deum Pharaonis
21- 6 Offeret eum dominus diis, et applicabitur
22- 8 Dominus domus applicabitur ad deos
-28 Diis non detrahes, et principi populi tui
Psal. 46-10 Quoniam dii fortes terræ vehementer elevati sunt
81- 1 Deus stetit in synagoga deorum: in medio autem deos dijudicat...
- 6 Ego dixi: Dii estis, et filii Excelsi omnes
Joan. 10-34 Quia ego dixi: Dii estis?
-35 Si illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est,

DEUS. *Attributum falsis diis.*

Gen. 31-30 Cur furatus es deos meos?
-32 Apud quemcumque inveneris deos tuos
35- 2 Abjicite deos alienos qui in medio vestri s.
- 4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos
Exod. 12-12 Et in cunctis diis Ægypti faciam judicia
18-11 Quia magnus Dominus super omnes deos
20- 3 Non habebis deos alienos coram me
-23 Non facietis deos argenteos, nec deos aureos facietis vobis
23-13 Per nomen extern. deorum non jurabitis
-24 Non adorabis deos eorum, nec coles eos
-32 Non inibis cum eis fœdus, nec cum diis eor.
-33 Si servieris diis eorum
32- 1 Surge, fac nobis deos, qui nos præcedant
- 4 Hi sunt dii tui, Israël, qui te eduxerunt
- 8 Isti sunt dii tui, Israël, qui te eduxerunt
-31 Feceruntque sibi deos aureos
34-15 Ne cum fornicati fuerint cum diis suis
-17 Deos conflatiles non facies tibi
Levit. 19- 4 Nec deos conflatiles faciatis vobis
Num. 25- 2 Illi comederunt, et adoraverunt deos earum
33- 4 Nam et in diis eorum exercuerat ultionem
Deut. 4- 7 Quæ habeat deos appropinquantes sibi
-28 Ibique servietis diis, qui hominum manu...
5- 7 Non habebis deos alienos in conspectu meo
6-14 Non ibitis post deos alienos cunctarum G.
7- 4 Et ut magis serviat diis alienis
-16 Nec servies diis eorum, ne sint in ruinam
8-19 Sin autem... secutus fueris deos alienos
10-17 Dominus Deus vester ipse est Deus deorum
11-16 Ne.. serviatisque diis alienis, et adoretis eos
-28 Si... et ambulaveritis post deos alienos
12- 2 Loca, in quibus coluerunt gentes, quas possessuri estis, deos suos
-30 Sicut coluerunt gentes istæ deos suos
-31 Abominationes... fecerunt diis suis
13- 2 Eamus, et sequamur deos alienos
- 6 Eamus, et serviamus diis alienis
-13 Eamus, et serviamus diis alienis
17- 3 Et serviant diis alienis, et adorent eos
18-20 Aut ex nomine alienorum deorum
20-18 Abominationes quas ipsi operati sunt diis suis
28-14 Nec secutus fueris deos alienos
-36 Et servies ibi diis alienis, ligno et lapidi
-64 Et servies ibi diis alienis quos et tu ignoras
29-18 Ut vadat, et serviat diis illarum gentium
-26 Servierunt diis alienis, et adoraverunt eos
30-17 Atq. errore deceptus adoraveris deos alienos
31-16 Consurgens fornicabitur post deos alienos
-18 Quia secutus est deos alienos
Deut. 31-20 Avertentur ad deos alienos, et servient eis
32-12 Et non erat cum eo deus alienus
-16 Provocaverunt eum in diis alienis
-17 Immolaverunt... diis, quos ignorabant
-37 Et dicet: Ubi sunt dii eorum
33-26 Non est Deus alius ut Deus rectissimi
Josue. 23- 7 Ne... juretis in nomine deorum earum
-16 Eo quod... et servieritis diis alienis
24- 2 Servieruntque diis alienis
-14 Auferte deos, quibus servierunt patres vest.
-15 Utrum diis, quibus servierunt patres vestri in Mesopotamia, an diis Amorrhæorum
-16 Absit a nobis ut... serviamus diis alienis
-20 Si dimiseritis Dom. et servieritis diis alienis
-23 Auferte deos alienos de medio vestri
Judic. 2- 3 Et dii eorum sint vobis in ruinam
-12 Et secuti sunt deos alienos, deosque pop.
-17 Fornicantes cum diis alienis
-19 Sequentes deos alienos, servientes eis
3- 6 Tradiderunt, et servierunt diis eorum
6-10 Ne timeatis deos Amorrhæorum
-31 Si deus est, vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus
9- 9 Qua et dii utuntur et homines
-27 Ingressi sunt fanum dei sui, et inter epulas
-46 Ingressi sunt fanum dei sui Berith
10- 6 Et servierunt idolis... et diis Syriæ
-13 Reliquistis me, et coluistis deos alienos
-14 Ite, et invocate deos, quos elegistis
-16 Alienorum deorum idola projecerunt
11-24 Nonne ea quæ possidet Chamos deus tuus
16-23 Ut immolarent hostias magnificas Dagon deo suo
Tradidit deus noster inimicum nost. Samson
-24 Populus vero laudabat deum suum
Tradidit deus noster adversarium nostrum
18-24 Deos meos, quos mihi feci, tulistis
Ruth. 1-15 Et ad deos suos, vade cum ea
1 *Reg.* 4- 8 De manu deorum sublimium istorum quis nos salvabit? Hi sunt dii qui percusserunt Ægyptum omni plaga
5- 7 Super nos et super Dagon deum nostrum
6- 5 Si forte relevet manum suam a vobis, et a diis vestris, et a terra vestra
7- 3 Auferte deos alienos de medio vestri
8- 8 Dereliquerunt me, et servierunt diis alienis
17-43 Et maledixit Philisthæus David in diis suis
26-19 Dicentes: Vade, servi diis alienis
2 *Reg.* 7-23 Quem redemisti tibi ex Ægypto, gentem et deum ejus
3 *Reg.* 9- 6 Sed abieritis, et colueritis deos alienos
- 9 Et secuti sunt deos alienos, et adoraverunt
11- 2 Avertent corda vestra ut sequamini deos earum
- 4 Ut sequeretur deos alienos
- 8 Adolebant thura et immolabant diis suis
-10 Præceperat... ne sequeretur deos alienos
-33 Eo quod... adoraverit... et Chamos deum Moab, et Moloch deum filiorum Ammon
12-28 Ecce dii tui, Israël, qui te eduxerunt de terra Ægypti
14- 9 Et fecisti tibi deos alienos et conflatiles
18-24 Invocate nomina deorum vestrorum
-25 Et invocate nomina deorum vestrorum
-27 Deus enim est, et forsitan loquitur
19- 2 Hæc mihi faciant dii, et hæc addant
20-10 Et ait: Hæc faciant mihi dii, et hæc addant
-23 Dixerunt ei: Dii montium, sunt dii eorum
4 *Reg.* 1- 2 Ite, consulite Beelzebub deum Accaron
- 3 Ad consulendum Beelzebub deum Accaron
- 6 Mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron
-16 Ad consulendum Beelzebub deum Accaron
5-17 Non enim faciet... victimam diis alienis
17- 7 Coluerunt deos alienos
-29 Unaquæque gens fabricata est deum suum
-31 Adramelech et Anamelech diis Sepharvaïm
-33 Diis quoque suis serviebant
-35 Nolite timere deos alienos, et non adoretis
-37 Et non timeatis deos alienos
-38 Nolite oblivisci: nec colatis deos alienos
18-33 Numquid liberaverunt dii Gentium terram suam
-34 Ubi est deus Emath, et Arphad? ubi est deus Sepharvaïm, Ana et Ava?
-35 Quinam illi sunt in universis diis terrarum
19-12 Numquid liberaverunt dii Gentium singulos
-18 Et miserunt deos eorum in ignem: non enim erant dii, sed opera manuum
-37 Cumque adoraret... Nesroch deum suum
22-17 Et sacrificaverunt diis alienis
1 *Par.* 5-25 Fornicati sunt post deos populorum terræ
10-10 Arma a. ejus consecraverunt in fano dei sui
14-12 Dereliqueruntque ibi deos suos
16-25 Et horribilis super omnes deos
-26 Omnes enim dii populorum, idola

2 Par. 2- 5 Magnus est e. Deus noster super omnes deos
7-19 Si... et abeuntes servieritis diis alienis
-22 Et apprehenderunt deos alienos
13- 8 Quos fecit vobis Jeroboam in deos
- 9 Fit sacerdos eorum, qui non sunt dii
25-14 Post cædem Idumæorum et allatos deos filiorum Seir, statuit illos in deos sibi
-15 Cur adorasti deos qui non liberaverunt
-20 Ut traderetur in manus hostium propter deos Edom
28-23 Immolavit diis Damasci victimas
Dii regum Syriæ auxiliantur eis,
32-13 Numquid prævaluerunt dii gentium,
-14 Quis est de universis diis gentium
-15 Si e. nullus potuit deus cunctarum gentium
-17 Sicut dii gentium cæterarum non potuerunt
-19 Sicut adversum deos populorum terræ,
-21 Cumque ingressus esset domum dei sui,
33-15 Et abstulit deos alienos et simulacrum
34-25 Et sacrificaverunt diis alienis
1 Esdr. 1- 7 Et posuerat ea (*vasa*) in templo dei sui.
Judith. 3-13 Ut omnes deos terræ exterminaret, videlicet ut ipse solus diceretur deus,
5- 7 Quoniam noluerunt sequi deos patrum suor.
- 8 Quæ in multitudine deorum erant
-29 Quoniam Nabuchodonosor deus terræ est,
6- 2 Non est deus, nisi Nabuchodonosor :
8-18 Et adoraverunt deos alienos.
-19 Nos autem alterum Deum nescimus præter ipsum.
Esth. 14- 7 Coluimus enim deos eorum.
-12 Et da mihi fiduciam, Domine rex deorum,
Psal. 43-21 Si expandimus manus nostras ad deum alienum,
49- 1 Deus deorum Dominus locutus est :
80-10 Non erit in te deus recens, neque adorabis deum alienum.
83- 8 Videbitur Deus deorum in Sion.
85- 8 Non est similis tui in diis, Domine :
94- 3 Et rex magnus super omnes deos.
95- 4 Terribilis est super omnes deos.
- 5 Quoniam omnes dii gentium dæmonia :
134- 5 Magnus... Deus noster præ omnibus diis.
135- 2 Confitemini Deo deorum :
Sap. 12-24 Diutius erraverunt, deos æstimantes hæc,
-27 Per hæc quos putabant deos,
13- 2 Rectores orbis terrarum deos putaverunt.
- 3 Quorum si specie delectati, deos putaverunt
-10 Appellaverunt deos opera manuum hominum
14- 8 Cum esset fragile, deus cognominatus est.
-15 Nunc tanquam deum colere cœpit,
-20 Honoratus fuerat, nunc deum æstimaverunt
15- 8 Cum labore vano deum fingit de eodem luto;
-15 Omnia idola nationum deos æstimaverunt:
-16 Nemo enim sibi similem homo poterit deum fingere.
Isai. 21- 9 Et omnia sculptilia deorum ejus contrita sunt
36-18 Numquid liberaverunt dii Gentium unusquisque terram suam
-19 Ubi est deus Emath, et Arphad ? ubi est deus Sepharvaïm ?
-20 Quis est ex omnibus diis terrarum istarum,
37-12 Numquid eruerunt eos dii Gentium,
-19 Et dederunt deos earum igni : non enim erant dii, sed opera manuum hominum,
41-23 In futurum, et sciemus quia dii estis vos.
42-17 Qui dicunt conflatili : Vos dii nostri.
44-10 Quis formavit deum, et sculptile conflavit
-15 De reliquo a. operatus est deum, et adoravit
-17 Reliquum autem ejus deum fecit et sculptile
Dicens : Libera me, quia deus meus es tu.
45-20 Et rogant deum non salvantem.
46- 6 Conducentes aurificem, ut faciat deum :
- 9 Quoniam ego sum Deus, et non est ultra deus
57- 5 Qui consolamini in diis subter omne lignum
Jerem. 1-16 Et libaverunt diis alienis, et adoraverunt
2-11 Si mutavit gens deos suos, et certe ipsi non sunt dii :
-28 Ubi sunt dii tui, quos fecisti tibi ? Surgant,
Secundum numerum quippe civitatum tuarum erant dii tui, Juda.
5-19 Et servistis deo alieno in terra vestra,
7- 6 Et post deos alienos non ambulaveritis
- 9 Et ire post deos alienos, quos ignoratis
-18 Et libent diis alienis,
10-11 Dii qui cœlos et terram non fecerunt, pereant
11-10 Et hi ergo abierunt post deos alienos,
-12 Et clamabunt ad deos quibus libant,
-13 Secundum numerum enim civitatum tuarum erant dii tui, Juda :
13-10 Abieruntq. post deos alienos, ut servirent eis
16-11 Et abierunt post deos alienos, et servierunt eis,

Jerem. 16-13 Et servietis ibi diis alienis die ac nocte,
-20 Numquid faciet sibi homo deos, et ipsi non sunt dii ?
19- 4 Et libaverunt in eo diis alienis,
-13 Et libaverunt libamina diis alienis.
22- 9 Eo quod... et adoraverint deos alienos,
25- 6 Nolite ire post deos alienos, ut serviatis eis:
32-29 Libabant diis alienis libamina
35-15 Nolite sequi deos alienos, neq. colatis eos :
43-12 Succendet ignem in delubris deorum Ægypti
-13 Et delubra deorum Ægypti comburet igni.
44- 3 Ut sacrificarent, et colerent deos alienos,
- 5 Et non sacrificarent diis alienis.
- 8 Sacrificando diis alienis in terra Ægypti,
-15 Quod sacrificarent uxores eorum diis alienis
48-35 Offerentem in excelsis, et sacrificantem diis ejus.
Baruc. 1-22 Et abivimus... operari diis alienis,
6- 3 Nunc a. videbitis in Babylonia deos aureos,
- 9 Coronas certe aureas habent super capita sua dii illorum :
-10 Ornant deos suos.
-14 Unde vobis notum sit quia non sunt dii.
-15 Tales sunt et dii illorum.
-22 Unde sciatis quia non sunt dii.
-28 Scientes itaque ex his quia non sunt dii,
-29 Unde enim vocantur dii ? Quia mulieres apponunt diis argenteis, et aureis,
-31 Rugiunt autem clamantes contra deos suos,
-38 Lapidibus de monte similes sunt dii illorum,
-39 Quomodo... dicendum, illos esse deos ?
-41 Sensum enim non habent ipsi dii illorum.
-44 Quomodo... dicendum est illos esse deos ?
-46 Possunt ea quæ fabricata sunt ab ipsis, esse dii ?
-49 Quomodo ergo sentiri debeant quoniam dii sunt,
-50 Quæ manifesta sunt, quia non sunt dii,
-51 Unde ergo notum est, quia non sunt dii,
-54 Cum inciderit ignis in domum deorum ligneorum,
-55 Quomodo... recipiendum quia dii sunt ?
-56 Neque a latronibus se liberabunt dii lignei
-58 Custodit quæ in ipsa sunt, quam falsi dii.
-63 Neque dicendum, illos esse deos,
-64 Scientes itaque quia non sunt dii,
-68 Nullo itaque modo nobis est manifestum quia sunt dii :
-69 Ita sunt dii illorum lignei, et argentei,
-70 Similes sunt dii illorum lignei, et inaurati,
-71 Scietis itaque quia non sunt dii.
Ezech. 28- 2 Et dixisti : Deus ego sum,
- 9 Numquid dicens loqueris : Deus ego sum
Dan. 1- 2 In terram Sennaar, in domum dei sui,
Et vasa intulit in domum thesauri dei sui.
2-11 Exceptis diis, quorum non est cum hominibus conversatio
-47 Vere Deus vester Deus deorum est.
3-12 Deos tuos non colunt, et statuam auream,
-14 Misach, et Abdenago, deos meos non colitis
-18 Notum sit tibi, rex, quia deos tuos non colimus,
-90 Benedicite omnes... Deo deorum :
-95 Ne adorarent omnem deum, excepto deo suo
5- 4 Et laudabant deos suos aureos et argenteos.
-23 Deos quoque argenteos, et aureos, et æreos,
6- 7 Petierit aliquam petitionem a quocumque deo
-12 Omnis homo, qui rogaret quemquam de diis
11- 8 Insuper et deos eorum, et sculptilia, vasa
-36 Et magnificabitur adversus omnem deum : et adversus Deum deorum loquetur magnifica,
-38 Deum autem Maozim in loco suo venerabitur : et deum, quem ignoraverunt patres ejus, colet auro,
-39 Maozim cum deo alieno, quem cognovit,
14- 5 Non videtur tibi esse Bel vivens deus ?
-23 Non potes dicere quia iste non sit deus vivens
Osee. 3- 1 Et ipsi respiciunt ad deos alienos, et diligunt
8- 6 Artifex fecit illum, et non est deus.
9- 8 Insania in domo dei ejus,
13- 4 Et deum absque me nescies,
14- 4 Dii nostri opera manuum nostrarum:
Amos. 2- 8 Et vinum damnatorum bibebant in domo dei sui.
5-26 Sidus dei vestri, quæ fecistis vobis.
Jonæ. 1- 5 Et clamaverunt viri ad deum suum,
Habac. 1-11 Hæc est fortitudo ejus dei sui.
Soph. 2-11 Et attenuabit omnes deos terræ.
Malac. 2-11 Quam dilexit, et habuit filiam dei alieni.
1 Mac. 5-68 Et sculptilia deorum ipsorum succendit igni
2 Mac. 11-23 Patre nostro inter deos translato,
Act. 7-40 Fac nobis deos, qui præcedant nos :

Act. 7-43 Et suscepistis... sidus dei vestri Rempham,
14-10 Dii similes facti hominibus, descenderunt ad nos.
19-26 Quoniam non sunt dii, qui manibus fiunt.
1 Cor. 8- 5 Nam etsi sunt qui dicantur dii, sive in cœlo, sive in terra (siquidem sunt dii multi, et domini multi :)
Galat. 4- 8 Iis qui natura non sunt dii, serviebatis.
Philip. 3-19 Quorum finis interitus, quorum deus venter est :

DEUS. *Attributum diabolo.*

2 Cor. 4- 4 In quibus deus hujus sæculi excæcavit mentes

DEUTERONOMIUM.

Deut. 17-18 Describet sibi Deuteronomium legis hujus
Josue. 8-32 Et scripsit super lapides Deuteronomium.

DEVASTO.

Judic. 6- 5 Quidquid tetigerant devastantes,
Isai. 23-14 Quia devastata est fortitudo vestra.
Joel 1-10 Quoniam devastatum est triticum,
Act. 8- 3 Saulus autem devastabat Ecclesiam

DEVENIO.

Judic. 20-36 Ut ad præparatas insidias devenirent,
Tobiæ. 1-11 Igitur, cum per captivitatem devenisset
8-24 Ut pars dimidia... Tobiæ dominio deveniret
Psal. 57- 8 Ad nihilum devenient tanquam aqua
1 Mac. 6-11 In quantam tribulationem deveni,
Act. 9-32 Deveniret ad sanctos, qui habitabant Lyddæ
18-19 Devenitque Ephesum, et illos ibi reliquit.
-24 Apollo... vir eloquens devenit Ephesum,
26- 7 Nocte ac die deservientes, sperant devenire
27- 3 Sequenti autem die devenimus Sidonem.
- 7 Et vix devenissemus contra Gnidum,
-12 Si quomodo possent, devenientes Phœnicen
-26 In insulam autem quamdam oportet nos devenire.
28-13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium :
1 Cor. 10-11 In quos fines sæculorum devenerunt.

DEVIO.

Exod. 23- 2 Nec, in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ, ut a vero devies.
Num. 22-26 Nec ad sinistram poterat deviare, obvius stetit.

DEVIRGINO.

Eccli. 20- 2 Concupiscentia spadonis devirginabit juvenculam :

DEVITO.

Judic. 11- 3 Quos ille fugiens atque devitans,
Eccle. 2- 3 Devitaremque stultitiam,
Eccli. 4-23 Fili, conserva tempus, et devita a malo
2 Cor. 8-20 Devitantes hoc, ne quis nos vituperet
1 Tim. 4- 7 Ineptas autem et aniles fabulas devita :
5-11 Adolescentiores autem viduas devita :
6-20 Devitans profanas vocum novitates,
2 Tim. 2-16 Profana autem et vaniloquia devita,
-23 Et sine disciplina quæstiones devita :
3- 5 Et hos devita :
4-15 Quem et tu devita; valde enim restitit verbis
Tit. 3- 9 Et contentiones et pugnas legis devita :
-10 Post unam et secundam correptionem devita :

DEVIUS.

Judic. 5- 6 Ambulaverunt per calles devios.
2 Reg. 13-34 Populus multus veniebat per iter devium
Prov. 12-28 Iter autem devium ducit ad mortem,

DEVOLVO.

Gen. 29- 3 Ovibus congregatis devolverent lapidem,
43-18 Ut devolvat in nos calumniam, et violenter
Job. 30-14 Et ad meas miserias devoluti sunt.
Eccli. 27-29 Super ipsum devolvetur, et non agnoscet
2 Mac. 6-15 Peccatis nostris in finem devolutis,

DEVORATIO.

Deut. 31-17 Abscondam faciem meam ab eo, et erit in devorationem :
Tobiæ. 12- 3 Me ipsum a devoratione piscis eripuit :
Ezech. 34- 5 Et factæ sunt in devorationem omnium best.
-8 Et oves meæ in devorationem omnium bestiarum

DEVORATOR, TRIX.

Sap. 12- 5 Et devoratores sanguinis a medio sacramento
Ezech. 36-13 Devoratrix hominum es, et suffocans gentem
Luc. 7-34 Ecce homo devorator, et bibens vinum,

DEVORO.

Gen. 37-20 Dicemusque : Fera pessima devoravit eum
-33 Bestia devoravit Joseph
41- 4 Devoraveruntque eas, quarum mira species
- 7 Devorantes omnem priorum pulchritudinem
-20 Quæ, devoratis et consumptis prioribus
-24 Priorum pulchritudinem devoraverunt
44-28 Et dixistis : Bestia devoravit eum
Exod. 7-12 Sed devoravit virga Aaron virgas eorum
10-12 Et devoret omnem herbam quæ residua fuerit
-15 Devorata est igitur herba terræ
15- 7 Misisti iram tuam, quæ devoravit eos
-12 Et devoravit eos terra
Levit. 9-24 Ignis a Domino devoravit holocaustum
10- 2 Egressusque ignis a Domino, devoravit eos
26-16 Seretis sementem, quæ ab hostibus devorabitur
Num. 11- 1 Ignis Domini devoravit extremam castrorum partem
12-12 Medium carnis ejus devoratum est a lepra
13-33 Terra... devorat habitatores suos
14- 9 Quia sicut panem ita eos possumus devorare
16-32 Et aperiens os suum, devoravit illos
-39 Hi quos incendium devoravit
21-28 Et (*flamma*) devoravit Ar Moabitarum
23-24 Non accubabit, donec devoret prædam
24- 8 Devorabunt gentes hostes illius, ossaque....
26-10 Et aperiens terra os suum devoravit Core
Deut. 5-25 Et devorabit nos ignis hic maximus?
7-16 Devorabis omnes populos
9- 3 Ipse transibit ante te, ignis devorans
28-38 Quia locustæ devorabunt omnia
-51 Et devoret fructum jumentorum tuorum
32-22 Devorabitque terram cum germine suo
-24 Devorabunt eos aves morsu amarissimo
-42 Et gladius meus devorabit carnes
Judic. 9-15 Ignis de rhamno, et devoret cedros Libani
-20 Egrediaturq. ignis... et devoret Abimelech
4 Reg. 1-10 Descendat ignis de cœlo, et devoret te
Descendit itaque ignis... et devoravit eum
-12 Descendat ignis de cœlo, et devoret te
Descendit ergo ignis de cœlo, et devoravit illum
-14 Devoravit duos principes quinquagenarios
2 Par. 7- 1 Et devoravit holocausta et victimas
-13 Et præcepero locustæ, ut devoret terram
Tobiæ. 6- 2 Piscis immanis exivit ad devorandum eum
Esth. 11-11 Exaltati sunt, et devoraverunt inclytos
Job. 15-34 Et ignis devorabit tabernacula eorum
18-13 Devoret pulchritudinem cutis ejus
20-15 Divitias, quas devoravit, evomet
-26 Devorabit eum ignis, qui non succenditur
22-20 Nonne... et reliquias eorum devoravit ignis?
31-12 Ignis est usque ad perditionem devorans
37-20 Etiam si locutus fuerit homo, devorabitur
Psal. 13- 4 Qui devorant plebem meam sicut escam panis?
20-10 Conturbabit eos, et devorabit eos ignis
34-25 Nec dicant : Devoravimus eum
52- 5 Qui devorant plebem meam ut cibum panis?
106-27 Et omnis sapientia eorum devorata est
Prov. 19-28 Et os impiorum devorat iniquitatem
20-25 Ruina est homini devorare sanctos
Eccle. 2-25 Quis ita devorabit, et deliciis affluet ut ego?
Eccli. 36-11 In ira flammæ devoretur qui salvatur
43-23 Et devorabit montes, et exuret desertum
Isai. 1- 7 Regionem vestram coram vobis alieni devorant
-20 Gladius devorabit vos
5-24 Sicut devorat stipulam lingua ignis
9-12 Et devorabunt Israël toto ore
10-17 Et succendetur, et devorabitur spina ejus
26-11 Et ignis hostes tuos devoret
28- 4 Statim ut manu tenuerit, devorabit illud
29- 6 Et tempestatis, et flammæ ignis devorantis
30-27 Et lingua ejus quasi ignis devorans
-30 Flamma ignis devorantis, allidet in turbine
33-14 Quis poterit habitare.. cum igne devorante?
51- 8 Et sicut lanam, sic devorabit eos tinea
56- 9 Omnes bestiæ agri venite ad devorandum
Jerem. 2- 3 Omnes, qui devorant eum, delinquunt
-30 Devoravit gladius vester Prophetas vestros
5-17 Devorabit filios tuos, et filias tuas
8-16 Et devoraverunt terram, et plenitudinem ejus
10-25 Quia comederunt Jacob, et devoraverunt
12- 9 Bestiæ terræ, properate ad devorandum
-12 Quia gladius Domini devorabit ab extremo
15- 3 Et bestias terræ ad devorandum et dissipandum
17-27 Et (*ignis*) devorabit domos Jerusalem
21-14 Et devorabit omnia in circuitu ejus
Jerem. 30-16 Omnes, qui comedunt te, devorabuntur
46-10 Devorabit gladius, et saturabitur
-14 Sta, et præpara te quia devorabit gladius ea
48-45 Et devorabit (*flamma*) partem Moab
49-27 Succendam ignem... et devorabit mœnia Benadad
50-32 Et devorabit omnia in circuitu ejus
51-30 Devoratum est robur eorum
-34 Comedit me, devoravit me Nabuchodonosor
Thren. 2- 3 Quasi ignem flammæ devorantis in gyro.
-16 Dixerunt : Devorabimus : En ista est dies
4-11 Et succendit ignem in Sion, et devoravit fundamenta ejus
Ezech. 7-15 Pestilentia, et fame devorabuntur
15- 5 Quanto magis cum illud ignis devoraverit
- 6 Quod dedi igni ad devorandum
16-20 Et immolasti eis ad devorandum
19- 6 Et didicit prædam capere, et homines devorare
22-25 Animas devoraverunt, opes et pretium...
23-25 Et novissimum tuum devorabitur igni
-34 Et fragmenta ejus devorabis
-37 Et filios suos... obtulerunt eis ad devorandum
29- 5 Et volatilibus cœli dedi te ad devorandum
33-27 Qui in agro est, bestiis tradetur ad devorandum
34-28 Neque bestiæ terræ devorabunt eos
35-12 Deserti nobis ad devorandum dati sunt
39- 4 Et bestiis terræ dedi te ad devorandum
Dan. 7-23 Et devorabit universam terram, et conculcabit
14-12 Ingrediebantur semper et devorabant ea
-31 Non data sunt eis, ut devorarent Danielem.
-41 Et devorati sunt in momento coram eo
Osee. 5- 7 Devorabit eos mensis cum partibus suis.
7- 7 Et devoraverunt judices suos
8- 8 Devoratus est Israël : Nunc factus est in nationibus quasi vas immundum
-14 Et mittam ignem... et devorabit ædes illius
Joel. 1-20 Et ignis devorabit speciosa deserti
2- 5 Sicut sonitus flammæ ignis devorantis stipulam
Amos. 1- 4 Mittam ignem.. et devorabit domos Benadad
- 7 ...In murum Gazæ, et devorabit ædes ejus
-10 ...In murum Tyri, et devorabit ædes ejus
-12 ...In Theman : et devorabit ædes Bosræ
-14 Et devorabit ædes ejus in ululatu in die belli
2- 2 ...In Moab et devorabit ædes Carioth
- 5 ...In Juda, et devorabit ædes Jerusalem
5- 6 Devorabit, et non erit qui extinguat Bethel
7- 4 Et devoravit abyssum multam, et comedit
Abdiæ. -18 Et succendentur in eis, et devorabunt eos.
Nahum. 3-13 Devorabit ignis vectes tuos
-15 Peribis gladio, devorabit te ut bruchus
Habac. 1-13 Et taces, devorante impio justiorem se?
3-14 Qui devorat pauperem in abscondito
Soph. 1-18 In igne zeli ejus devorabitur omnis terra
3- 8 In igne e. zeli mei devorabitur omnis terra
Zach. 9- 4 Et hæc igni devorabitur
-15 Et devorabunt, et subjicient lapidibus fundæ
11- 9 Et reliqui devorent unusquisque carnem
12- 6 Devorabunt ad dexteram, et ad sinistram
Malac. 1-12 Contemptibile est, cum igne qui illud devorat
3-11 Increpabo pro vobis devorantem
Marc. 12-40 Qui devorant domos viduarum sub obtentu
Luc. 15-30 Filius tuus hic, qui devoravit substantiam suam cum meretricibus
20-47 Qui devorant domos viduarum, simulantes
2 Cor. 11-20 Sustinetis enim si quis vos in servitutem redigit, si quis devorat
Hebr. 11-29 Quod experti Ægyptii, devorati sunt
1 Petr. 5- 8 Leo rugiens circuit, quærens quem devoret.
Apoc. 10- 9 Accipe librum, et devora illum
-10 Et accepi librum... et devoravi illum
Cum devorassem eum, amaricatus est venter
11- 5 Et devorabit inimicos eorum
12- 4 Ut cum peperisset, filium ejus devoraret
20- 9 Et descendit ignis... et devoravit eos

DEVOTATIO.

3 Reg. 8-38 Cuncta devotatio, et imprecatio quæ acciderit

DEVOTIO.

Act. 23-14 Devotione devovimus nos nihil gustaturos

DEVOTUS.

Exod. 35-21 Obtulerunt mente promptissima atque devota
-29 Mulieres mente devota obtulerunt donaria
2 Par. 29-31 Obtulit... holocausta, mente devota

DEVOVEO.

Num. 6-21 Juxta quod mente devoverat, ita faciet
Act. 23-12 Devoverunt se, dicentes neq. manducaturos
-14 Devotione devovimus nos nihil gustaturos
-21 Amplius quam quadraginta, qui se devoverunt.

DEXTER, A, UM.

Adject. et substant.

Gen. 13- 9 Si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo : si tu dexteram elegeris, ego ad sinistram pergam
24-49 Ut vadam ad dexteram sive ad sinistram
48-13 Et posuit Ephraïm ad dexteram suam
In sinistra sua, ad dexteram scilicet patris
-14 Qui extendens manum dexteram
-17 Dexteram manum super caput Ephraïm
-18 Pone dexteram tuam super caput ejus
Exod. 14-22 Erit enim aqua quasi murus a dextera eorum
-29 Et aquæ eis erant quasi pro muro a dextris
15- 6 Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine : dextera tua, Domine, percussit inimicum
29-20 Et pones super extremum auriculæ dextræ
-22 Adipem, qui super eos est, armumque dextrum
33-22 Et protegam dextera mea, donec transeam
Levit. 7-32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis
-33 Habebit et armum dextrum in portione sua
8-23 Tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron
-24 Extremum auriculæ singulorum dextræ
Et pollices manus ac pedis dextri
-25 Et armo dextro separavit
-26 Posuit super adipes et armum dextrum
9-21 Et armos dextros separavit Aaron
14-14 Ponet super extremum auriculæ dextræ ejus qui mundatur, et super pollices manus dextræ
-16 Tingetque digitum dextrum in eo et asperget
-17 Fundet super extremum auriculæ dextræ ejus qui mundatur et super pollices manus ac pedis dextri
-25 Super extremum auriculæ dextræ illius qui mundatur, et super pollices manus ejus et pedis dextri
-27 In quo tingens digitum dextræ manus
-28 Tangetq. extremum auriculæ illius qui mundatur, et pollices manus ac pedis dextri
Num. 18-18 Pectusculum consecratum et armus dexter
20-17 Nec ad dexteram, nec ad sinistram
22-26 Nec ad dexteram, nec ad sinistram
Deut. 2-27 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
5-32 Non declinabit neque ad dexteram, neque ad sinistram
17-11 Nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram
-20 Neque declinet in partem dexteram vel sinistram
28-14 Nec ad dexteram, nec ad sinistram
33- 2 In dextera ejus ignea lex
Josue. 1- 7 Ne declines ab ea ad dexteram vel ad sinistram
17- 7 Et egreditur ad dexteram juxta habitatores
23- 6 Ab eis, neq. ad dexteram neq. ad sinistram
Judic. 3-15 Qui utraque manu pro dextera utebatur
-16 Accinctus est eo subter sagum in dextro femore
-21 Et tulit sicam de dextero femore suo
5-26 Dextram (*misit*) ad fabrorum malleos
7-20 Tenuerunt.... et dextris sonantes tubas
16-29 Alteramque earum dextera et alteram læva tenens
20-16 Viri fortissimi, ita sinistra ut dextera præliantes
1 Reg. 6-12 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
11- 2 Ut eruam omnium vestrum oculos dextros
23-19 In colle Hachila, quæ est ad dexteram deserti?
-24 In campestribus, ad dexteram Jesimon.
2 Reg. 2-19 Et non declinavit ad dexteram
-21 Vade ad dexteram, sive ad sinistram
14-19 Ad sinistram nec ad dexteram est
16- 6 A dextro et a sinistro latere regis incedebant
20- 9 Et tenuit manu dextera mentum Amasæ
24- 5 Venerunt in Aroër, ad dexteram urbis
3 Reg. 2-19 Quæ sedit ad dexteram ejus
6- 8 Ostium... in parte erat domus dextræ
7-21 Cumque statuisset columnam dexteram
-39 Bases, quinque ad dexteram partem templi
Mare a. posuit ad dexteram partem templi
-49 Et candelabra aurea, quinque ad dexteram
22-19 Assistentem ei a dextris et a sinistris
4 Reg. 11-11 A parte templi dextera
12- 9 Et posuit illud juxta altare ad dexteram

4 Reg. 22- 2 Non declinavit ad dexteram, sive ad sinistr.
23-13 Ad dexteram partem montis offensionis
1 Par. 6-39 Et frater ejus Asaph, qui stabat a dextris
2 Par. 3-17 Unam a dextris et alteram a sinistris
Eam, quæ a dextris erat, vocavit Jachin
4- 6 Et posuit quinque (*conchas*) a dextris
- 7 Quinque a dextris et quinque a sinistris
- 8 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
-10 Porro mare posuit in latere dextro
18-18 Assistentem ei a dextris et a sinistris
23-10 A parte templi dextra usque ad partem...
34- 2 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
2 Esdr. 8- 4 Uria, et Helcia et Maasia ad dexteram ejus
12-31 Et ierunt ad dexteram super murum
Tobiæ. 7-15 Et apprehendens dexteram filiæ suæ, dextræ Tobiæ tradidit, dicens
Job. 14-15 Operi manuum tuarum porriges dexteram
23- 9 Si me vertam ad dexteram, non videbo illum
30-12 Ad dexteram Orientis calamitates meæ
40- 9 Confitebor quod salvare te possit dextera tua
Psal. 15- 8 Quoniam a dextris est mihi, ne commovear.
-11 Delectationes in dextera tua usque in finem
16- 8 A resistentibus dexteræ tuæ custodi me
17-36 Et dextera tua suscepit me
19- 7 In potentatibus salus dexteræ ejus
20- 9 Dextera tua inveniat omnes, qui te oderunt
25-10 Dextera eorum repleta est muneribus
43- 4 Sed dextera tua, et brachium tuum
44- 5 Et deducet te mirabiliter dextera tua
-10 Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato
47-11 Justitia plena est dextera tua
59- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
62- 9 Me suscepit dextera tua
72-24 Tenuisti manum dexteram meam
73-11 Ut quid avertis... et dexteram tuam
76-11 Nunc cœpi : Hæc mutatio dexteræ Excelsi.
77-54 In montem quem acquisivit dextera ejus
79-16 Et perfice eam, quam plantavit dextera tua
-18 Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ
88-14 Firmetur manus tua, et exultetur dextera tua
-26 Et ponam... in fluminibus dexteram ejus
-43 Exaltasti dexteram deprimentium eum
89-12 Dexteram tuam sic notam fac
90- 7 Cadent... decem millia a dextris tuis
97- 1 Salvavit sibi dextera ejus, et brachium sanctum
107- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
108- 6 Et diabolus stet a dextris ejus
-31 Quia astitit a dextris pauperis
109- 1 Dixit Dominus... Sede a dextris meis
- 5 Dominus a dextris tuis, confregit in die iræ
117-16 Dextera Domini fecit virtutem : dextera Domini exaltavit me : dextera Domini fecit virtutem
120- 5 Protectio tua super manum dexteram tuam
136- 5 Jerusalem, oblivioni detur dextera mea
137- 7 Et salvum me fecit dextera tua
138-10 Deducet me : et tenebit me dextera tua
141- 5 Considerabam ad dexteram, et videbam
143- 8 Et dextera eorum, dextera iniquitatis
Prov. 3-16 Longitudo dierum in dextera ejus
4-27 Ne declines ad dexteram, neque ad sinistr.
Vias enim quæ a dextris sunt, novit Dom.
27-16 Et oleum dextræ suæ vocabit
Eccle. 10- 2 Cor sapientis in dextera ejus
Cant. 2- 6 Et dextera illius amplexabitur me
8- 3 Et dextera illius amplexabitur me
Sap. 5-17 Quoniam dextera sua teget eos, et brachio
Eccli. 12-12 Nec sedeat ad dexteram tuam, ne forte...
21-22 Vincula manuum super manum dextram
-24 Et quasi brachiale in brachio dextro
36- 7 Glorifica manum, et brachium dextrum
47- 6 Et dedit in dextera ejus tollere hominem
49-13 Nam et ipse quasi signum in dextera manu ?
Isai. 9-20 Et declinabit ad dexteram et esuriet
30-21 Et non declinetis neque ad dexteram
41-10 Et suscepit te dextera justi mei
44-20 Forte mendacium est in dextera mea ?
45- 1 Cyro, cujus apprehendi dexteram
48-13 Et dextera mea mensa est cœlos
54- 3 Ad dexteram enim et ad lævam penetrabis
62- 8 Juravit Dominus in dextera sua
63-12 Qui eduxit ad dexteram Moysen brachio
Jerem. 22-24 Annulus in manu dextera mea, inde evellam eum
Thren. 2- 3 Avertit retrorsum dexteram suam a facie inimici
- 4 Firmavit dexteram suam quasi hostis
Ezech. 1-10 Et facies leonis a dextris ipsorum quatuor:
4- 6 Dormies super latus tuum dexterum secundo
10- 3 Cherubim autem stabant a dextris domus
16-46 Quæ habitat a dextris tuis, Sodoma, et filiæ
21-16 Exacuere, vade ad dexteram, sive ad sinistr.
Ezech. 21-22 Ad dexteram ejus facta est divinatio
39- 3 Sagittas tuas de manu dextera tua dejiciam
47- 1 Aquæ autem descendebant in latus templi dextrum
- 2 Et ecce aquæ redundantes a latere dextro
Dan. 12- 7 Cum elevasset dexteram et sinistram
Jonæ. 4-11 Nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam
Habac. 2-16 Circumdabit te calix dextræ Domini
Zach. 3- 1 Satan stabat a dextris ejus, ut adversaretur ei
4- 3 Una a dextris lampadis, et una a sinistris
-11 Quid sunt duæ olivæ istæ ad dexteram candelabri
11-17 Gladius... super oculum dextrum ejus
Et oculus dexter ejus tenebrescens obscurabitur
12- 6 Devorabunt ad dexteram et ad sinistram
1 Mac. 5-46 Et non erat declinare ab ea dextera vel sinistra
6-45 Interficiens a dextris et a sinistris
-58 Nunc igitur demus dextras hominibus istis
7-47 Et caput Nicanoris amputaverunt, et dexteram
9- 1 Mittere in Judæam, et dextrum cornu cum illis
-12 Bacchides autem erat in dextro cornu
-14 Firmior est pars exercitus Bacchidis in dextris
-15 Et contrita est dextera pars ab eis
-16 Viderunt quod contritum est dextrum cornu
11-50 Da nobis dextras, et cessent Judæi oppugnare nos, et civitatem
-62 Et dedit illis dexteram
-66 Et postulaverunt ab eo dextras accipere
13-45 Postulantes a Simone dextras sibi dari
-50 ...Ad Simonem, ut dextras acciperent
2 Mac. 4-34 Et datis dextris cum jurejurando
11-26 Si miseris ad eos, et dexteram dederis
-30 Damus dextras securitatis
12-11 Arabes victi petebant a Juda dextram sibi dari
-12 Dextrisque acceptis, discessere ad tabernacula
13-22 Dextram dedit, accepit, abiit
14-19 Ut darent dextras, atque acciperent
15-15 Extendisse autem Jeremiam dextram
Matth. 5-29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te
-30 Et si dextra manus tua scandalizat te
-39 Si quis te percusserit in dextram maxillam
6- 3 Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua
20-21 Unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistr.
-23 Sedere a. ad dexteram meam vel sinistram
22-44 Sede a dextris meis, donec ponam inimicos
25-33 Et statuet oves quidem a dextris suis
-34 Tunc dicet rex his, qui a dextris ejus erunt
26-64 Videbitis Filium hominis sedentem a dextris
27-29 Posuerunt... et arundinem in dextera ejus
-38 Latrones : unus a dextris et unus a sinistris
Marc. 10-37 Unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistr.
-40 Sedere a. ad dexteram meam vel ad sinistr.
12-36 Sede a dextris meis, donec ponam inimicos
14-62 Et videbitis Filium hom. sedentem a dextris
15-27 Unum a dextris, et alium a sinistris ejus
16- 5 Viderunt juvenem sedentem in dextris
-19 Assumptus est in cœlum, et sedet a dextris Dei
Luc. 1-11 Angelus Dom. stans a dextris altaris incensi
6- 6 Et manus ejus dextra erat arida
20-42 Dixit Dominus... Sede a dextris meis
22-50 Et amputavit auriculam ejus dexteram
-69 Filius hominis sedens a dextris virtutis Dei
23-33 Unum a dextris, et alterum a sinistris
Joan. 18-10 Et abscidit auriculam ejus dexteram
21- 6 Dixit eis : Mittite in dexteram navigii rete
Act. 2-25 Quoniam a dextris est mihi, ne commovear.
-33 Dextera igitur Dei exaltatus
-34 Dixit Do. Domino meo : Sede a dextris meis
3- 7 Et apprehensa manu ejus dextera
5-31 Et Salvatorem Deus exaltavit dextera sua
7-55 Vidit... Jesum stantem a dextris Dei
Et Filium hominis stantem a dextris Dei
Rom. 8-34 Qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei
2 Cor. 6- 7 Per arma justitiæ a dextris, et a sinistris
Galat. 2- 9 Dextras dederunt mihi, et Barnabæ
Ephes. 1-20 Constituens ad dexteram suam in cœlestibus
Colos. 3- 1 Ubi Christus est in dextera Dei sedens
Hebr. 1- 3 Sedet ad dexteram majestatis in excelsis
-13 Sede a dextris meis, quoadusque ponam...
8- 1 Qui consedit in dextera sedis magnitudinis
10-12 In sempiternum sedet in dextera Dei
12- 2 Atque in dextera sedis Dei sedet
1 Petr. 3-22 Qui est in dextera Dei deglutiens mortem
Apoc. 1-16 Et habebat in dextera sua stellas septem
-17 Et posuit dexteram suam super me, dicens
Apoc. 1-20 Sacramentum septem stellarum quas vidisti in dextera mea
2- 1 Qui tenet septem stellas in dextera sua
5- 1 Et vidi in dextera sedentis supra thronum
- 7 Et accepit de dextera sedentis in throno librum
10- 2 Et posuit pedem suum dextrum super mare
13-16 Servos habere characterem in dextera manu

DEXTRALIA, OLA.

Exod. 35-22 Armillas et inaures, annulos et dextralia
Num. 31-50 Periscelides, et armillas, annulos et dextralia
Judith. 10- 3 Assumpsitq. dextraliola, et lilia, et inaures

DIABOLICUS.

3 Reg. 21-13 At illi, scilicet ut viri diabolici, dixerunt
Jacob. 3-15 Sed terrena, animalis, diabolica

DIABOLUS.

3 Reg. 21-13 Et adductis duobus viris filiis diaboli
Psal. 108- 6 Et diabolus stet a dextris ejus
Sap. 2-24 Invidia aut. diaboli mors introivit in orbem
Eccli. 21-30 Dum maledicit impius diabolum
Habac. 3- 5 Et egredietur diabolus ante pedes ejus
1 Mac. 1-38 Et in diabolum malum in Israël
Matth. 4- 1 Ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo
- 5 Assumpsit eum diabolus in sanctam civitat.
- 8 Iterum assumpsit eum diabolus in montem
-11 Tunc reliquit eum diabolus : et ecce Angeli..
13-39 Inimicus a. qui seminavit ea est diabolus
25-41 Qui paratus est diabolo, et angelis ejus
Luc. 4- 2 Diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo
- 3 Dixit autem illi diabolus : Si filius Dei es
- 5 Et duxit illum diabolus in montem excelsum
-13 Diabolus recessit ab illo, usque ad tempus
8-12 Deinde venit diabolus, et tollit verbum de corde
Joan. 6-71 Nonne ego vos duodecim elegi : et ex vobis unus diabolus est ?
8-44 Vos ex patre diabolo estis
13- 2 Cum diabolus jam misisset in cor
Act. 10-38 Et sanando omnes oppressos a diabolo
13-10 Fili diaboli, inimice omnis justitiæ
Ephes. 4-27 Nolite locum dare diabolo
6-11 Ut possitis stare adversus insidias diaboli
1 Tim. 3- 6 Ne... elatus, in judicium incidat diaboli
- 7 Ut non in opprobrium incidat et in laqueum diaboli
6- 9 Incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli
2 Tim. 2-26 Et resipiscant a diaboli laqueis
Hebr. 2-14 Eum qui habebat mortis imperium, id est, diabolum
Jacob. 4- 7 Resistite autem diabolo, et fugiet a vobis
1 Petr. 5- 8 Diabolus tanquam leo rugiens circuit
1 Joan. 3- 8 Qui facit peccatum, ex diabolo est : quoniam ab initio diabolus peccat
Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli
-10 In hoc manifesti sunt filii Dei, et filii diaboli
Judæ. - 9 Michaël Archangelus cum diabolo disputans
Apoc. 2-10 Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis
12- 9 Serpens antiquus, qui vocatur diabolus
-12 Quia descendit diabolus ad vos, habens iram
20- 2 Serpentem antiquum, qui est diabolus
- 9 Et diabolus, qui seducebat eos, missus est...

DIACONUS, ES.

Philip. 1- 1 Qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconibus.
1 Tim. 3- 8 Diaconos similiter pudicos, non bilingues
-12 Diaconi sint unius uxoris viri

DIADEMA.

2 Reg. 1-10 Et tuli diadema quod erat in capite ejus
12-30 Et tulit diadema regis eorum de capite ejus
4 Reg. 11-12 Posuit super eum diadema, et testimonium
1 Par. 20- 2 Fecitque sibi inde diadema
2 Par. 23-11 Et imposuerunt ei diadema et testimonium
Esth. 1-11 Posito super caput ejus diademate
2-17 Et posuit diadema regni in capite ejus
6- 8 Accipere regium diadema super caput suum
Job. 29-14 Et vestivi me, sicut vestimento et diademate
Cant. 3-11 Videte, filiæ Sion, regem Salomonem in diademate
Sap. 5-17 Ideo accipient regnum decoris et diadema
18-24 Magnificentia tua in diademate capitis illius
Eccli. 11- 5 Et insuspicabilis portavit diadema
Isai. 62- 3 Et eris.. diadema regni in manu Dei tui
1 Mac. 1-10 Et imposuerunt omnes sibi diademata
6-15 Et dedit ei diadema, et stolam suam
8-14 Et in omnibus istis nemo portabat diadema
11-13 Et imposuit duo diademata capiti suo
-54 Et regnavit, et imposuit sibi diadema
12-39 Et assumere diadema, et extendere manum

1 *Mac.*13-32 Imposuit sibi diadema Asiæ, et fecit plagam
Apoc. 12- 3 Et in capitibus diademata septem
13- 1 Et super cornua ejus decem diademata
19-12 Et in capite ejus diademata multa

DIANA.

Juxta mythol. Jovis erat filia ex Latona, eodem cum Apolline partu edita. Templum habebat celebre in civitate Ephesiorum qui hanc deam colebant ut maximam, tantaque eorum erat superstitio, ut ne illius quidem nomen, qui ejus templum combusserat, manifestum esse voluerint. Combustum enim fuerat ab Erostrate.

Act. 19-24 Argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ
-27 Et magnæ Dianæ templum in nihilum reputabitur
-28 Dicentes : Magna Diana Ephesiorum
-34 ...Clamantium : Magna Diana Ephesiorum
-35 Cultricem esse magnæ Dianæ, Jovisque prolis?

DIBON.

Urbs in tribu Gad, inter urbes quas sibi dari postulaverunt tribus Ruben et Gad, quamvis ultra Jordanem et extra terram promissionis; quia ea omnis regio uberrima erat et ad pastum animalium, quibus abundabant, apta. Dibon ante Moabitarum fuit, posteaque Sehon regis Amorrhæorum.

Num. 21-30 Jugum ips.disperiit ab Hesebon usque Dibon
32- 3 Ataroth, et Dibon, et Jaser, et Nemra
-34 Extruxerunt filii Gad, Dibon, et Ataroth
Josue. 13- 9 Universaq.campestria Medaba,usque Dibon
-17 Dibon quoque et Bamothbaal, et oppidum
2*Esdr.*11-25 Et in Dibon,et in filiabus ejus : Et in Cabseel
Isai. 15- 2 Et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo
- 9 Quia aquæ Dibon repletæ sunt sanguine
Ponam enim super Dibon additamenta
*Jerem.*48-18 Descende de gloria, et sede in siti, habitatio filiæ Dibon
-22 Et super Dibon, et super Nabo

DIBONGAD.

Trigesima nona statio Israelitarum in deserto, inter Jieabarim et Helmon Deblathaim.

Num. 33-45 De Jieabarim fixere tentoria in Dibongad.

DICO.

Gen. 1- 3 Dixitque Deus : Fiat lux, et facta est lux

Deinceps consulto omittitur, exceptis quibusdam notabilibus.

Psal. 32- 9 Quoniam ipse dixit, et facta sunt
44- 2 Dico ego opera mea Regi
109- 1 Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis
Matth. 5-22 Ego a. dico vobis, quia omnis qui irascitur
6- 2 Amen dico vobis, receperunt mercedem
16-15 Vos autem quem me esse dicitis ?
26-63 Ut dicas nobis si tu es Christus filius Dei
-64 Dicit illi Jesus : Tu dixisti
Luc. 7-14 Et ait : Adolescens, tibi dico, surge
22-19 Et dedit eis dicens : Hoc est corpus meum
Joan. 1-22 Quid dicis de te ipso ?
4-29 Qui dixit mihi omnia quæcumque feci
5-19 Amen, amen dico vobis : non potest Filius...
1 *Cor.* 11-24 Et gratias agens, fregit, et dixit : Accipite
-25 Dicens : Hic calix novum testamentum est
Apoc. 22-17 Spiritus et sponsa dicunt : Veni. Et qui audit, dicat : Veni

DICTIO.

2 *Mac.* 2-32 Brevitatem vero dictionis sectari

DICTO.

1 *Mac.* 8-25 Prout tempus dictaverit, corde pleno

DICTUM.

Tit. 3- 1 Dicto obedire, ad omne opus bonum paratos

DIDRACHMA, MUM.

2 *Mac.* 4-19 Portantes argenti didrachmas trecentas
10-20 Et septuaginta millibus didrachmis acceptis
*Matth.*17-23 Accesserunt qui didrachma accipiebant
Magister vester non solvit didrachma

DIDYMUS. *Vide* THOMAS.

Joan. 11-16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus
20-24 Unus ex duodecim qui dicitur Didymus
21- 2 Petrus, et Thomas qui dicitur Didymus

DIES.

Prima est filia Job, eo nomine vocata ob suam pulchritudinem.

Job. 42-14 Et vocavit nomen unius Diem

DIES.

Gen. 1- 5 Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem, factumque est vespere et mane, dies unus
- 8 Et factum est vespere et mane, dies secundus
-13 Et factum est vespere et mane, dies tertius
-14 Et dividant diem ac noctem, et sint in signa et tempora, et dies et annos
-16 Luminare majus, ut præesset diei
-18 Præessent diei ac nocti, et dividerent lucem
-19 Et factum est vespere et mane, dies quartus
-23 Et factum est vespere et mane, dies quintus
-31 Et factum est vespere et mane, dies sextus
2- 2 Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat, et requievit die septimo
- 3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit
- 4 In die quo fecit D. Deus cœlum et terram
-17 In quocumque enim die comederis ex eo
3- 5 In quocumque die comederitis ex eo
-14 Et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ
-17 Comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ
4- 3 Factum est autem post multos dies
5- 1 In die qua creavit Deus hominem
- 2 In die quo creati sunt
- 4 Facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth
- 8 Dies Seth nongentorum duodecim annorum
-11 Omnes dies Enos nongenti quinque anni
-14 Omnes dies Caïnan nongenti decem anni
-17 Dies Malaleel octingenti nonaginta quinque anni
-20 Dies Jared nongenti sexaginta duo anni
-23 Dies Henoch trecenti sexaginta quinque anni
-27 Dies Mathusala nongenti sexaginta novem anni
-31 Et facti sunt omnes dies Lamech, septingenti septuaginta septem anni
6- 3 Eruntq. dies illius centum viginti annorum
- 4 Gigantes a.erant super terram in diebus illis
7- 4 Et post dies septem ego pluam super terram
-10 Cumque transissent septem dies
-11 Septimo decimo die mensis,rupti sunt omnes
-12 Pluvia super terram quadraginta diebus
-13 In articulo diei illius ingressus est Noë
-17 Factumq. est diluvium quadraginta diebus
-24 Obtinueruntque aquæ terram centum quinquaginta diebus
8- 3 Et cœperunt minui post centum quinquaginta dies
- 4 Vigesimo septimo die mensis super montes
- 5 Prima die mensis, apparuerunt cacumina
- 6 Cumque transissent quadraginta dies
-10 Expectatis autem ultra septem diebus aliis
-12 Expectavitq. nihilominus septem alios dies
-13 Prima die mensis, imminutæ sunt aquæ
-14 Septimo et vigesimo die mensis arefacta est terra
-22 Cunctis diebus terræ, sementis et messis
Æstas et hyems, nox et dies non requiescent
9-29 Et impleti sunt omnes dies ejus
10-25 Eo quod in diebus ejus divisa sit terra
11-32 Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque annorum, et mortuus est in Haran
15-18 In illo die pepigit Dom. fœdus cum Abram
17-12 Infans octo dierum circumcidetur in vobis
-23 Et circumcidit carnem præputii eorum statim in ipsa die
-26 Eadem die circumcisus est Abraham et Ismael
18- 1 In ostio tabernaculi sui in ipso fervore diei
19-34 Altera quoque die dixit major ad minorem
-37 Est pater Moabitarum usque in præsentem diem
21- 4 Et circumcidit eum octavo die,sicut præcep.
- 8 Fecitque Abraham grande convivium in die ablactationis ejus
-34 Fuit colonus terræ Palæstinorum diebus multis
22- 4 Die a. tertio, elevatis oculis, vidit locum
24- 1 Erat a. Abraham senex,dierumq. multorum
-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
-63 Ad meditandum in agro, inclinata jam die
25- 7 Dies vitæ Abrahæ centum septuaginta quinque anni
- 8 Provectæque ætatis, et plenus dierum
26- 1 Sterilitatem,quæ acciderat in diebus Abrah.
- 8 Cumque pertransissent dies plurimi
-32 Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac
-33 Bersabee, usque in præsentem diem
27- 2 Quod senuerim et ignorem diem mortis meæ
-41 Venient dies luctus patris mei
-44 Habitabisque cum eo dies paucos
-45 Cur utroque orbabor filio in uno die
29- 7 Dixitque Jacob: Adhuc multum diei superest
-14 Et postquam impleti sunt dies mensis unius

Gen. 29-20 Et videbantur illi pauci dies
-27 Imple hebdomadam dierum hujus copulæ
30-35 Separavit in die illa capras et oves
-36 Et posuit spatium itineris trium dierum
31-22 Nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob
-23 Persecutus est eum diebus septem
-40 Die noctuque æstu urebar, et gelu
32- 4 Apud Laban... fui usque in præsentem diem
-32 In femore Jacob, usque in præsentem diem
33-13 Morientur una die cuncti greges
-16 Reversus est itaque illo die Esaü itinere
34-25 Die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est
35- 3 Qui exaudivit me in die tribulationis meæ
-20 Hic est titulus monumenti Rachel,usque in præsentem diem
-28 Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum
-29 Senex et plenus dierum
38-12 Evolutis autem multis diebus, mortua est
39- 7 Post multos itaque dies injecit domina sua
-10 Per singulos dies, et mulier molesta erat
-11 Accidit autem quadam die ut intraret Joseph
40-12 Tres propagines, tres adhuc dies sunt
-18 Tria canistra, tres adhuc dies sunt
-20 Exinde dies tertius natalitius Pharaonis erat
42-17 Tradidit ergo illos custodiæ tribus diebus
-18 Die autem tertio eductis de carcere, ait
47- 8 Quot sunt dies annorum vitæ tuæ ?
- 9 Dies peregrinationis meæ centum triginta
Et non pervenerunt usq. ad dies patrum m.
-26 Ex eo tempore usque in præsentem diem
-28 Dies vitæ illius centum quadraginta septem annorum
-29 Cumque appropinquare cerneret diem mortis suæ
48-15 Ab adolescentia mea usque in præsentem diem
49- 1 Quæ ventura sunt vobis in diebus novissimis
50- 3 Transierunt quadraginta dies
Flevitque eum Ægyptus septuaginta diebus
Exod. 2-11 In diebus illis, postquam creverat Moyses
-13 Die altero conspexit duos Hebræos rixantes
3-18 Ibimus viam trium dierum in solitudinem
5- 3 Ut eamus viam trium dierum in solitudinem
- 6 Præcepit ergo in die illo præfectis operum
-19 Non minuetur quidquam de lateribus per singulos dies
6-28 In die qua locutus est Dominus ad Moysen
7-25 Impletique sunt septem dies
8-22 Faciamque mirabilem in die illa terram Gessen
-27 Viam trium dierum pergemus in solitudinem
9- 6 Fecit ergo Dominus verbum hoc altera die :
-18 Qualis non fuit in Ægypto, a die qua fundata est
10- 6 Super terram, usque in præsentem diem
-13 Dom. induxit ventum urentem tota die illa
-22 Factæ sunt tenebræ horribiles..tribus diebus
-28 Quocumque die apparueris mihi, morieris
12- 3 Decima die mensis hujus tollat unusquisque agnum per familias
- 6 Usque ad quartam decimam diem mensis
-14 Habebitis autem hunc diem in monumentum
-15 Septem diebus azyma comedetis : in die primo non erit fermentum in domibus vestris
A primo die usque ad diem septimum
-16 Dies prima erit sancta atque solemnis, et dies septima eadem festivitate venerabilis
-17 In eadem enim ipsa die educam exercitum vestrum de terra Ægypti, et custodietis diem istum in generationes vestras
-18 Quarta decima die mensis ad vesperam, comedetis azyma,usque ad diem vigesimam primam
-19 Septem diebus fermentum non invenietur
-41 Eadem die egressus est omnis exercitus
-51 Et eadem die eduxit Dominus filios Israël
13- 3 Mementote diei hujus in qua egressi estis
- 6 Septem diebus vesceris azymis : et in die septimo erit solemnitas Domini
- 7 Azyma comedetis septem diebus
- 8 Narrabisque filio tuo in die illo, dicens :
-10 Statuto tempore a diebus in dies
-21 Ad ostendendam viam per diem in columna
-22 Nunquam defuit columna nubis per diem
14-30 Liberavitque Dominus in die illa Israel
15-22 Ambulaveruntq. tribus diebus per solitud.
16- 1 Quinto decimo die mensis secundi
- 4 Colligat quæ sufficiunt per singulos dies

Exod. 16- 5 Die autem sexto parent quod inferant : et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies
-22 In die a. sexta collegerunt cibos duplices
-26 Sex diebus colligite : in die autem septimo sabbatum est Domini
-27 Venitque septima dies, et egressi de populo
-29 Et propter hoc die sexta tribuit vobis cibos
Nullus egrediatur de loco suo die septimo
-30 Et sabbatizavit populus die septimo
18-13 Altera autem die sedit Moyses ut judicaret
19- 1 In die hac venerunt in solitudinem Sinaï
-11 Et sint parati in diem tertium : in die enim tertia descendet Dominus
-15 Ait ad eos : Estote parati in diem tertium
-16 Jamque advenerat tertius dies
20- 8 Memento ut diem sabbati sanctifices
- 9 Sex diebus operaberis, et facies omnia opera
-10 Septimo autem die sabbatum D. Dei tui est
-11 Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram
Et requievit in die septimo, idcirco benedixit Dominus diei sabbati
21-21 Sin autem uno die vel duobus supervixerit
22-30 Septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi
23-12 Sex diebus operaberis, septimo die cessabis
-15 Septem diebus comedes azyma
-26 Numerum dierum tuorum implebo
24-16 Super Sinaï, tegens illum nube sex diebus septimo autem die vocavit eum de medio caliginis
-18 Et fuit ibi quadraginta diebus
29-30 Septem diebus utetur illa
-35 Septem diebus consecrabis manus eorum
-36 Et vitul. pro peccato offeres per sing. dies
-37 Septem diebus expiabis altare
-38 Agnos anniculos duos per sing. dies jugiter
31-15 Sex diebus facietis opus : in die septimo sabbatum est
Omnis, qui fecerit opus in hac die, morietur
-17 Sex enim diebus fecit Dom. cœlum et terram, et in septimo die ab opere cessavit
32-28 Cecideruntque in die illa quasi viginti tria millia hominum
-30 Facto autem altero die, locutus est Moyses
-34 Ego autem in die ultionis visitabo et hoc
34-18 Septem diebus vesceris azymis
-21 Sex diebus operaberis, die septimo cessabis arare et metere
-28 Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta dies
35- 2 Sex diebus facietis opus : septimus dies erit vobis sanctus, sabbatum
- 3 Non succendetis ignem... per diem sabbati
40- 2 Prima die mensis, eriges tabernaculum test.
-15 Prima die mensis, collocatum est tabernac.
-36 Nubes... incubabat per diem tabernaculo
Levit. 6-12 Subjiciens ligna mane per singulos dies
-20 Offerre debent Domino in die unctionis suæ
7-15 Cujus carnes eadem comedentur die
-16 Eadem similiter edetur die
-17 Quidquid autem tertius invenerit dies
-18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit
-35 Die qua obtulit eos Moyses
8-33 Non exibitis septem diebus, usque ad diem quo complebitur tempus consecrationis vestræ
Septem enim diebus finitur consecratio
-35 Die ac nocte manebitis in tabernaculo
9- 1 Facto a. octavo die, vocavit Moyses Aaron
12- 2 Immunda erit septem diebus, juxta dies separationis menstruæ
- 3 Et die octavo circumcidetur infantulus
- 4 Ipsa vero triginta tribus diebus manebit
Donec impleantur dies purificationis suæ
- 5 Et sexaginta sex diebus manebit in sanguine
- 6 Cumque expleti fuerint dies purificationis
13- 4 Recludet eum sacerdos septem diebus
- 5 Et considerabit die septimo
Rursum recludet eum septem diebus aliis
- 6 Et die septimo contemplabitur
-21 Recludet eum septem diebus
-26 Recludet eum septem diebus
-27 Et die septimo contemplabitur
-31 Recludet eum septem diebus
-32 Et die septimo intuebitur : si non creverit
-33 Et includetur septem diebus aliis
-34 Si die septimo visa fuerit stetisse plaga
-50 Qui consideratam recludet septem diebus
-51 Et die septimo rursus aspiciens
-54 Recludetque illud septem diebus aliis
14- 8 Ita duntaxat ut maneat extra tabernaculum suum septem diebus

Levit. 14- 9 Et die septimo radet capillos capitis
-23 Offeretque ea die octavo purificationis suæ
-38 Et statim claudet illam septem diebus
-39 Reversusque die septimo,considerabit eam
15-13 Numerabit septem dies post emundationem
-14 Die autem octavo sumet duos turtures
-19 Mulier... septem diebus separabitur
-21 Et in quo... sederit diebus separationis suæ
-24 Immundus erit septem diebus
-25 Mulier, quæ patitur multis diebus fluxum
-28 Numerabit septem dies purificationis suæ
-29 Et die octavo offeret pro se sacerdoti
16-29 Decima die mensis affligetis animas vestras
-30 In hac die expiatio erit vestri
19- 6 Eo die quo fuerit immolata, comedetis eam, et die altero
Quidq. a. residuum fuerit in diem tertium
22-27 Septem diebus erunt sub ubere matris suæ
Die a. octavo, et deinceps offerri poterunt Domino
-28 Non immolabuntur una die cum fœtibus suis
-30 Eodem die comedetis eam, non remanebit quidquam in mane alterius diei
23- 3 Sex diebus facietis opus : dies septimus, quia sabbati requies est, vocabitur sanctus
- 5 Quarta decima die mensis ad vesperum
- 6 Quinta decima die mensis hujus, solemnitas
Septem diebus azyma comedetis
- 7 Dies primus erit vobis celeberrimus
- 8 Sed offeretis sacrificium in igne Domino septem diebus. Dies autem septimus erit celebrior
-11 Altero die sabbati, et sanctificabit illum
-12 In eodem die quo manipulus consecratur
-14 Usque ad diem qua offeretis ex ea Deo vestro
-15 Numerabitis ergo ab altero die sabbati
-16 Usque ad alterum diem expletionis hebdomadæ septimæ, id est, quinquaginta dies
21 Et vocabitis hunc diem celeberrimum
-24 Prima die mensis, erit vobis sabbatum
-27 Decimo die mensis hujus septimi, dies expiationum erit celeberrimus
-28 Omne opus servile non facietis in tempore diei hujus : quia dies propitiationis est
-29 Anima, quæ afflicta non fuerit die hac
-32 Affligetis animas vestras die nono mensis
-34 A quinto decimo die mensis hujus septimi erunt feriæ tabernaculorum septem diebus Domino
-35 Dies primus vocabitur celeberrimus
-36 Et septem diebus offeretis holocausta Domino, dies quoque octavus erit celeberrimus
-37 Libamenta juxta ritum uniuscujusque diei
-39 A quinto decimo ergo die mensis septimi
Celebrabitis ferias Domini septem diebus
Die primo et die octavo erit sabbatum
-40 Sumetisque vobis die primo fructus arboris
-41 Celebrabitisque solemnitatem ejus septem diebus per annum
-42 Et habitabitis in umbraculis septem diebus
25- 9 Decima die mensis, propitiationis tempore
26-34 Sabbata sua cunctis diebus solitudinis suæ
27-21 Quia cum jubilæi venerit dies
Num. 1- 1 Prima die mensis secundi, anno altero
-18 Et congregaverunt primo die mensis secundi
3- 1 In die qua locutus est Dominus ad Moysen,
6- 4 Cunctis diebus quibus ex voto Domino consecrantur
- 5 Usque ad completum diem quo Domino consecratur
- 8 Omnibus diebus separationis suæ sanctus erit
- 9 Quod radet illico in eadem die purgationis
-10 In octava autem die offeret duos turtures
-11 Sanctificabitque caput ejus in die illo
-12 Consecrabit Domino dies separationis illius
Ita tamen ut dies priores irriti fiant
-13 Cum dies, quos ex voto decreverat
7- 1 In die, qua complevit Moyses tabernaculum
-10 Die qua unctum est, oblationem suam
-11 Duces per singulos dies offerant munera
-12 Primo die obtulit oblationem suam Nahasson
-18 Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar
-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon Eliab
-30 Die quarto princeps filiorum Ruben, Elisur
-36 Die quinto princeps filiorum Simeon
-42 Die sexto princeps filiorum Gad
-48 Die septimo princeps filiorum Ephraïm
-54 Die octavo princeps filiorum Manasse
-60 Die nono princeps filiorum Benjamin
-66 Die decimo princeps filiorum Dan
-72 Die undecimo princeps filiorum Aser
-78 Die duodecimo princeps filior. Nephthali

Num. 7-84 In die qua consecratum est
8-17 Ex die quo percussi omne primogenitum
9- 3 Quarta dec. die mensis hujus ad vesperam
- 5 Quarta decima die mensis ad vesperam
- 6 Qui non poterant facere Phase in die illo
-11 Quarta decima die mensis ad vesperam
-15 Igitur die qua erectum est tabernaculum
-16 Per diem operiebat illud nubes
-18 Cunctis diebus quibus stabat nubes
-20 Quot diebus fuisset nubes super tabernaculum
-21 Et si post diem et noctem recessisset
10-10 Si quando habebitis epulum, et dies festos
-11 Vigesima die mensis, elevata est nubes
-33 Profecti sunt... viam trium dierum
Per dies tres providens castrorum locum
-34 Nubes quoque Do. super eos erat per diem
11-19 Non uno die, nec duobus, vel quinque
-20 Sed usque ad mensem dierum, donec exeat
-31 Itinere, quantum uno die confici potest
-32 Surgens ergo populus toto die illo, et nocte, ac die altero
12-14 Nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi ? Separetur septem diebus
-15 Exclusa est itaque Maria extra castra septem diebus
13-26 Post quadraginta dies omni regione circuita
14-14 Et in columna nubis præcedas eos per diem
-34 Juxta numerum quadraginta dierum
Annus pro die imputabitur
15-23 A die qua cœpit jubere et ultra
-32 Hominem colligentem ligna in die sabbati
16-16 Et Aaron die crastino separatim
-41 Murmuravit... sequenti die contra Moysen
17- 8 Sequenti die regressus invenit germinasse
19-11 Qui... septem diebus fuerit immundus
-12 Aspergetur ex hac aqua die tertio
Si die tertio aspersus non fuerit, septimo
-14 Quæ ibi sunt polluta erunt septem diebus
-16 Immundus erit septem diebus
-19 Mundus lustrabit immundum tertio et septimo die, expiatusque die septimo
20-30 Flevit super eo triginta diebus
22-30 Sedere consuevisti usq. in præsentem diem
25-18 Quæ percussa est in die plagæ pro sacrilegio
28- 9 Die autem sabbati offeretis duos agnos
-16 Quarta decima die mensis, Phase Dom. erit.
-17 Et quinta decima die solemnitas : septem diebus vescentur azymis
-18 Quarum dies prima venerabilis et sancta erit
-24 Ita facietis per singulos dies septem dierum
-25 Dies quoq. septimus celeberrimus et sanct.
-26 Dies etiam primitivorum, quando offeretis
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis et sancta erit vobis
Quia dies clangoris est et tubarum
- 7 Decima quoque dies mensis hujus septimi
-12 Quinta decima vero die mensis septimi
Celebrabitis solemnitatem Do. septem diebus
-17 In die altero offeretis vitulos de armento
-20 Die tertio offeretis vitulos undecim
-23 Die quarto offeretis vitulos decem
-26 Die quinto offeretis vitulos novem
-29 Die sexto offeretis vitulos octo, arietes duos
-32 Die septimo offeretis vitulos septem
-35 Die octavo, qui est celeberrimus
30- 8 Quo die audierit vir, et non contradixerit
-15 Et in alteram diem distulerit sententiam
31-19 Et manete extra castra septem diebus
Lustrabitur die tertio et septimo
-24 Et lavabitis vestimenta vestra die septimo
33- 3 Quinta decima die mensis primi, altera die Phase
- 8 Et ambulantes tribus diebus per desertum
-38 Mense quinto, prima die mensis
Deut. 1- 2 Undecim diebus de Horeb per viam montis
- 3 Prima die mensis locutus est Moyses ad filios
-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem, et die per columnam nubis
3-14 Id est, villas Jaïr, usque in præsentem diem
4- 4 Vivitis universi usque in præsentem diem
- 9 Et ne excidant de corde tuo cunctis diebus vitæ tuæ
-10 A die in quo stetisti coram Dom. Deo tuo
-15 In die, qua locutus est vobis Dominus
-20 Hæreditarium, sicut est in præsenti die
-32 Interroga de diebus antiquis, qui fuerunt ante te ex die quo creavit Deus hominem
-38 Sicut cernis in præsenti die
-42 Inimicus ante unum et alterum diem
5-12 Observa diem sabbati, ut sanctifices eum
-13 Sex diebus operaberis, et facies omnia
-14 Septimus dies sabbati est, id est, requies Do.
-15 Præcepit tibi ut observares diem sabbati

Deut. 5-33 Protelentur dies in terra possessionis vestræ
6- 2 Cunctis diebus vit... ut prolongentur dies tui
-24 Ut bene sit nobis cunctis diebus vitæ nostræ
8-18 Juravit patribus tuis, sicut præsens indicat dies
9- 7 Ex eo die, quo egressus es ex Ægypto
- 9 Et perseveravi in monte quadraginta diebus
-11 Cumque transissent quadraginta dies
-18 Quadraginta diebus et noctibus panem non comedens
-24 Fuistis rebelles a die qua nosse vos cœpi
-25 Et jacui coram Domino quadraginta diebus
10- 8 In nomine illius usque in præsentem diem
-10 Ego a. steti in monte... quadraginta diebus
11- 4 Et deleverit eos Do. usq. in præsentem diem
-21 Ut multiplicentur dies tui, et filiorum tuor.
12- 1 Ut possideas eam cunctis diebus
16- 3 Septem diebus comedes absque fermento
Ut memineris diei egressionis tuæ de Ægypto omnibus diebus vitæ tuæ
- 4 Non apparebit fermentum... septem diebus
Quod immolatum est vespere in die primo
- 8 Sex diebus comedes azyma : et in die septima... non facies opus
- 9 Ab ea die qua falcem in segetem miseris
-10 Et celebrabis diem festum hebdomadarum
-13 Solemnitatem... celebrabis per septem dies
-15 Septem diebus Do. Deo tuo festa celebrabis
17-19 Legetque illud omnibus diebus vitæ suæ
19-17 Et judicum qui fuerint in diebus illis
21-23 Sed (*cadaver*) in eadem die sepelietur
22-19 Non poterit dimittere eam omnibus diebus
-29 Non poterit dimittere eam cunctis diebus
23- 6 Nec quæras eis bona cunctis diebus vitæ tuæ
24-15 Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui
26- 3 Ad sacerdotem, qui fuerit in diebus illis
27-11 Præcepitque Moyses populo in die illo
28-32 Deficientibus ad conspectum eorum tota die
-33 Sustinens, et oppressus cunctis diebus
-66 Timebis nocte et die, et non credes vitæ
29- 4 Possunt audire, usque in præsentem diem.
30-20 Ipse est... et longitudo dierum tuorum
31-13 Et timeant Do. Deum suum cunctis diebus
-14 Ecce prope sunt dies mortis tuæ : voca Josue
-17 Irascetur furor meus contra eum in die illo
-18 Et celabo faciem meam in die illo
32- 7 Memento dierum antiquorum
-35 Juxta est dies perditionis, et adesse festinant
-48 Locutusq. est Dom. ad Moysen in eadem die
33-12 Quasi in thalamo tota die morabitur
-25 Sicut dies juventutis tuæ, ita et senectus tua
34- 6 Et non cognovit homo sepulcrum ejus usque in præsentem diem
- 8 Fleveruntq. eum filii Israël..triginta diebus : et completi sunt dies planctus lugentium
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere cunctis diebus vitæ tuæ
- 8 Sed meditaberis in eo diebus ac noctibus
-11 Post diem tertium transibitis Jordanem
2-16 Ibique latitate tribus diebus, donec redeant
-22 Et manserunt ibi tres dies, donec reverterentur qui fuerant persecuti
3- 1 Filii Israël, et morati sunt ibi tres dies
4- 9 Et sunt ibi usque in præsentem diem
-14 In die illo, magnificavit Dominus Josuë
-19 Ascendit de Jordane decimo die mensis primi
5- 9 Galgala, usque in præsentem diem
-10 Quarta decima die mensis ad vesperum
-11 Et comederunt de frugibus terræ die altero
6- 3 Circuite urbem cuncti bellatores semel per diem ; sic facietis sex diebus
- 4 Septimo a. die sacerdotes tollant septem
-10 Donec veniat dies in quo dicam vobis : Clamate
-11 Circuivit ergo arca Do. civitatem semel per diem
-14 Circuieruntq. civitatem secundo die semel, Sic fecerunt sex diebus
-15 Die autem septimo, diluculo consurgentes
7-25 Turbasti nos, exturbet te Dom. in die hac
-26 Qui permanet usque in præsentem diem
8-25 Erant autem qui in eodem die conciderant
-29 Qui permanet usque in præsentem diem
9-16 Post dies autem tres initi fœderis
-17 Et venerunt in civitates eorum die tertio
-27 Decrevitq. in illo die eos esse in ministerio
10-12 In die qua tradidit Amorrhæum
-13 Non festinavit occumbere spatio unius diei
-14 Non fuit antea nec postea tam longa dies
-28 Eodem quoque die Macedam cepit Josuë
-32 Et cepit eam die altero, atque percussit
-35 Atque expugnavit eam eadem die
13-13 Et habitaverunt in medio Israel usque in præsentem diem
14- 9 Juravitque Moyses in die illo, dicens

Josue. 14-10 Sicut pollicitus est, usq. in præsentem diem
-14 Fuit Hebron Caleb..usq. in præsentem diem
15-63 In Jerusalem usque in præsentem diem
16-10 Usque in diem hanc tributarius
22- 3 Usque in præsentem diem, custodientes imperium
-17 Usq. in præsentem diem macula..perm net
23- 8 Quod fecistis usque in diem hanc
24-25 Percussit ergo Josue in die illo fœdus
-31 Servivitq. Isr. Domino cunctis diebus Josue
Judic. 1-21 Habitavitque Jebusæus... in Jerusalem, usque in præsentem diem
-26 Quæ ita appellatur usq. in præsentem diem
2- 7 Servieruntque Domino cunctis diebus ejus
-18 In diebus eorum flectebatur misericordia
3-30 Humiliatusque est Moab in die illo
4-14 Surge ; hæc est enim dies in qua tradidit
-23 Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin
5- 1 Cecineruntq. Debbora et Barac... in illo die
- 6 In diebus Samgar filii Anath
In diebus Jahel quieverunt semitæ
6-24 Illud Domini pax, usque in præsentem diem
-27 Per diem noluit id facere, sed omnia nocte complevit
-32 Ex illo die vocatus est Gedeon Jerobaal
9-42 Sequenti ergo die egressus est populus
-45 Abimelech omni die illo oppugnabat urbem
10- 4 Appellatæ... oppida Jaïr, usque in præsentem diem
11- 4 In illis diebus pugnabant filii Ammon
-40 Plangant filiam Jephte Galaaditæ diebus quatuor
13- 7 Ex utero matris suæ usque ad diem mortis
14- 8 Post aliquot dies revertens ut acciperet eam
-12 Quod si solveritis mihi intra septem dies
-14 Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere
-15 Cumque adesset dies septimus, dixerunt :
-17 Septem igitur diebus convivii flebat
Tandemq. die septimo, cum ei esset molesta
-18 Et illi dixerunt ei die septimo
15- 1 Cum dies triticeæ messis instarent
- 3 Ab hac die non erit culpa in me contra Phil.
-19 Fons Invocantis de maxilla usque in præsentem diem
-20 Judicavitque Israël in diebus Philisthiim
16-16 Cumq... et per multos dies jugiter adhæreret
17- 6 In diebus illis non erat rex in Israël
18- 1 In diebus illis non erat rex in Israël
Usq. ad illum e. diem..sortem non acceperat
-30 In tribu Dan, usque ad diem captivitatis suæ
-31 In diebus illis non erat rex in Israel
19- 4 Mansitq. gener in domo soceri tribus diebus
- 5 Die autem quarto de nocte consurgens
- 8 Donec increscat dies, postea proficisceris
- 9 Considera quod dies ad occasum declivior sit
Duc lætum diem, et cras proficiscaris
-11 Juxta Jebus, et dies mutabatur in noctem
-30 Ex eo die quo ascenderunt patres nostri de Ægypto
20-21 Occiderunt... die illo viginti duo millia
-24 Cum... altera die contra filios Benjamin... processissent
-26 Jejunaveruntque die illo usq. ad vesperam
-31 Ita ut vulnerarent ex eis sicut primo die
-35 Interfecerunt ex eis in illo die viginti quinque millia
21- 4 Altera autem die diluculo consurgentes
-24 In diebus illis non erat rex in Israël
Ruth. 1- 1 In diebus unius judicis... facta est fames
1 Reg. 1- 3 Ascendebat vir ille... statutis diebus
- 4 Venit ergo dies, et immolavit Elcana
-11 Dabo eum Domino omnibus diebus vitæ ejus
-20 Et factum est post circulum dierum
-28 Commodavi eum Domino cunctis diebus
2-19 Tunicam parvam faciebat... quam afferebat statutis diebus
-31 Ecce dies veniunt et præcidam brachium tuum
-32 Non erit senex in domo tua omnibus diebus
-34 Ophni et Phinees; in die uno morientur ambo
-35 Ambulabit coram Christo meo cunctis diebus
3- 1 Sermo Domini erat pretiosus in diebus illis
- 2 Factum est ergo in die quadam, Heli jacebat
-12 In die illa, suscitabo adversum Heli omnia
4- 1 Et factum est in diebus illis, convenerunt
-12 Venit in Silo in die illa, scissa veste
5- 3 Altera die, ecce Dagon jacebat pronus in ter.
- 4 Rursumque mane die altera consurgentes
- 5 In Azoto, usque in hodiernum diem
6-15 Immolaverunt victimas in die illa Domino
-16 Reversi sunt in Accaron in die illa
-18 Quæ erat usque in illum diem in agro Josuë
7- 2 Ex qua die mansit arca Dom. in Cariathiarim
Multiplicati sunt dies... et requievit

1 Reg. 7- 6 Jejunaverunt in die illa, et dixerunt
-10 Intonuit a. Dom. fragore magno in die illa
-13 Manus Domini super Philisthæos, cunctis diebus Samuëlis
-15 Judicab.. cunctis diebus vitæ suæ
8- 8 Quæ fecerunt a die qua eduxi eos de Ægypto usque ad diem hanc ;
-18 Clamabitis in die illa a facie regis vestri
Non exaudiet vos Dominus in die illa
9-15 Ante unum diem quam veniret Saül
-24 Comedit Saül cum Samuële in die illa
10- 8 Septem diebus expectabis, donec veniam
- 9 Venerunt omnia signa hæc in die illa
11- 3 Concede nobis septem dies ut mittamus nuntios
-11 Et factum est cum dies crastinus venisset
Percussit Ammon usq. dum incalesceret dies
-13 Non occidetur quisquam in die hac
12- 2 Usque ad hanc diem, ecce præsto sum
- 5 Et testis Christus ejus in die hac
-18 Dedit Dominus voces et pluvias in die illa
13- 8 Expectavit septem diebus juxta placitum
-11 Et tu non veneras juxta placitos dies
-22 Cumque venisset dies prælii, non est inventus ensis
14- 1 Accidit quadam die ut diceret Jonathas
-14 Quam par boum in die arare consuevit
-18 Erat e. ibi arca Dei in die illa cum filiis Israël
-23 Et salvavit Dominus in die illa Israël
-24 Et viri Israël sociati sunt sibi in die illa
-31 Percusserunt ergo in die illa Philisthæos
-37 Et non respondit ei in die illa
-52 Erat a. bellum potens.. omnibus diebus Saül
15-35 Non vidit... Saül usque ad diem mortis suæ
17-12 Erat vir in diebus Saül senex... inter viros
-16 Procedebat... et stabat quadraginta diebus
18- 2 Tulitq. eum Saül in die illa et non concessit
- 9 Non.. aspiciebat David a die illa et deinceps
-10 Post diem autem alteram, invasit spiritus Dei malus Saül
Psallebat manu sua, sicut per singulos dies
-27 Et post paucos dies surgens David
-29 Factusque est Saül inimicus David cunctis diebus
19-24 Et cecinit nudus tota die illa et nocte
20- 5 Abscondar... usque ad vesperam diei tertiæ
-19 Ubi celandus es in die qua operari licet
-26 Non est locutus Saül quidquam in illa die
-27 Cumq. illuxisset dies secunda post calendas
-31 Omnibus e. diebus, quibus filius Isaï vixerit
-34 Non comedit in die calendarum
21- 7 Erat a. ibi vir...in die illa intus in tabernac.
-10 David, et fugit in die illa a facie Saül
22- 4 Manseruntque apud eum cunctis diebus
-18 Trucidavit in die illa octoginta quinque viros
-22 Ait David ad Abiathar : Sciebam in die illa
23-14 Quærebat eum tamen Saül cunctis diebus
24- 5 Ecce dies, de qua locutus est Dominus ad te
25- 8 In die enim bona venimus
-16 Pro muro erant nobis tam in nocte quam in die, omnibus diebus quibus pavimus apud eos greges.
-28 Malitia ergo non inveniatur in te omnibus diebus vitæ
-38 Cumque pertransissent decem dies
26-10 Aut dies ejus venerit ut moriatur
27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül
- 6 Dedit itaque ei Achis in die illa Siceleg
Facta est Siceleg regum Juda usque in diem
- 7 Fuit a. numerus dierum quibus habitavit
-11 Hoc erat decretum illi omnibus diebus
28- 1 Factum est autem in diebus illis
- 2 Custodem capitis mei ponam te cunctis diebus
-20 Quia non comederat panem tota die illa
29- 3 Qui fuit servus Saül... et est apud me multis diebus
Non inveni in eo quidquam, ex die qua transfugit ad me, usque ad diem hanc
- 6 Ex die qua venisti ad me usque in diem hanc
- 8 A die qua fui in conspectu tuo usque in diem hanc
30- 1 Cumque venissent... in Siceleg die tertia
-12 Neque biberat aquam tribus diebus
-16 Bibentes et quasi festum celebrantes diem
-17 A vespere usque ad vesperam alterius diei
-25 Et factum est hoc ex die illa et deinceps constitutum
Et quasi lex in Israël usque in diem hanc
31- 6 Et universi viri ejus in die illa pariter
- 8 Facta a. die altera venerunt Philisthiim
-13 Sepelierunt.. et jejunaverunt septem diebus
2 Reg. 2-11 Fuit numerus dierum quos commoratus est David

2 Reg. 2-17 Ortum est bellum durum satis in die illa
3-35 Clara adhuc die, juravit David, dicens
-37 Cognovit omne vulgus et universus Israël in die illa
4- 5 Ingressi sunt, fervente die, domum Isboseth
5- 8 Proposuerat e. David in die illa præmium
6- 8 Nomen loci illius, Percussio Osæ, usque in diem hanc
- 9 Extimuit David Dominum in die illa
-23 Non natus est filius usque in diem mortis s.
7- 6 Neque enim habitavi in domo ex die illa, qua eduxi filios Israel de terra Ægypti, usque in diem hanc
-11 Ex die qua constitui judices super... Israël
-12 Cumque completi fuerint dies tui
11-12 Mansit... in Jerusalem in die illa et altera
12-18 Accidit a. die septima ut moreretur infans
13- 4 Attenuaris macie, fili regis, per singulos dies
-32 Ex die qua oppressit Thamar sororem ejus
-37 Luxit e. David filium suum cunctis diebus
16-23 Consilium autem Achitophel quod dabat in diebus illis
18- 7 Factaque est plaga magna in die illa
-20 Joab dixit : Non eris nuntius in hac die
19- 2 Victoria in luctum in die illa omni populo
Audivit e. populus in die illa dici : Dolet rex
-3 Declinavit populus in die illa ingredi civitatem
-19 In die qua egressus es, Domine mi rex
-24 Non laverat a die qua egressus fuerat rex
Usque ad diem reversionis ejus in pace
-34 Quot sunt dies annorum vitæ meæ ?
20- 3 Erant clausæ usque in diem mortis suæ
- 4 Convoca... viros Juda in diem tertium
21- 1 Facta est quoque fames in diebus David
- 9 Hi septem, simul occisi in diebus messis
-10 Et non dimisit aves lacerare eos per diem
22- 1 In die qua liberavit eum Dominus
-19 Prævenit me in die afflictionis meæ
23-10 Fecitq. Dominus salutem magnam in die illa
-20 Percussit leonem... in diebus nivis
24- 8 Affuerunt post novem menses et viginti dies
-13 Aut certe tribus diebus erit pestilentia
-18 Venit a. Gad ad David in die illa
3 Reg. 1- 1 Senuerat, habebatq. ætatis plurimos dies
2- 1 Appropinquaverunt autem dies David
-11 Dies autem quibus regnavit David
-37 Quacumque autem die egressus fueris
-38 Habitavit... in Jerusalem diebus multis
-42 Quacumque die egressus, ieris huc et illuc
3- 2 Non... erat templum.. usque in diem illum
-11 Non petisti tibi dies multos nec divitias
-13 Nemo fuerit similis... cunctis retro diebus
-14 Longos faciam dies tuos
-18 Tertia autem die postquam ego peperi
4-21 Servientium ei cunctis diebus vitæ ejus
-22 Erat a. cibus Salomonis per singulos dies
-25 Usque Bersabee, cunctis diebus Salomonis
8- 2 In solemni die, ipse est mensis septimus
- 8 Qui et fuerunt ibi usque in præsentem diem
-16 A die qua eduxi populum meum Israël
-24 Et manibus perfecisti, ut hæc dies probat
-29 Ut sint oculi tui aperti super domum hanc nocte ac die
-40 Ut timeant te cunctis diebus
-59 Appropinquantes Domino Deo nostro die ac nocte
Ut faciat judicium... per singulos dies
-64 In die illa sanctificavit rex medium atrii
-65 Septem diebus et septem diebus, id est, quatuordecim diebus
-66 Et in die octava dimisit populos
9- 3 Erunt oculi mei et cor m. ibi cunctis diebus
-13 Appellavit eas terram Chabul, usque in diem hanc
-21 Fecit Salomon tributarios usque in diem hanc
10-12 Ligna thyina, neque visa usque in præsentem diem
-21 Nec alicujus pretii putabatur, in diebus Salomonis
11-12 Verumtamen in diebus tuis non faciam
-25 Adversarius Israëli cunctis diebus Salom.
-34 Ducem ponam eum cunctis diebus vitæ suæ
-36 Lucerna David servo meo cunctis diebus
-39 Verumtamen non cunctis diebus
-41 Scripta sunt in libro Verborum dierum Salomonis
-42 Dies autem quos regnavit Salomon
12- 5 Ait eis : Ite usque ad tertium diem
- 7 Erunt tibi servi cunctis diebus
-12 Venit... omn. populus ad Roboam die tertia
Revertimini ad me die tertia
-19 Recessitque Israël... usque in præsentem diem

3 Reg. 12-32 Constituitque diem solemnem in mense octavo
Quinta decima die mensis, in similitudine
-33 Quinta decima die mensis octavi, quem finxerat de corde
13- 3 Deditque in illa die signum, dicens
-11 Quæ fecerat vir Dei illa die in Bethel
14-14 Percutiet domum Jeroboam, in hac die
-19 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-20 Dies autem, quibus regnavit Jeroboam
-29 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
15- 5 Quæ præceperat ei cunctis diebus vitæ suæ
- 7 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-14 Perfectum erat cum Domino, cunctis diebus
-16 Bellum autem erat... cunctis diebus eorum.
-23 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-31 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-32 Fuitque bellum... cunctis diebus eorum
16- 5 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-14 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-15 Regnavit Zambri septem diebus in Thersa
-16 Qui erat princeps militiæ.. in die illa in cast.
-20 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-27 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-34 In diebus ejus ædificavit Hiel de Bethel
17- 7 Post dies autem siccatus est torrens
-14 Usque ad diem in qua Dominus daturus est pluviam
-15 Ex illa die hydria farinæ non defecit
18- 1 Post dies multos factum est verbum Domini
19- 4 Et perrexit in desertum, viam unius diei
- 8 Quadraginta diebus et quadraginta noctibus
20-29 Dirigebantque septem diebus ex adverso
Septima autem die commissum est bellum
Percusseruntque... centum millia peditum in die una
21-29 Non inducam malum in diebus ejus
Sed in diebus filii sui inferam malum
22-25 Et ait Michæas : Visurus es in die illa
-35 Commissum est ergo prælium in die illa
-39 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
-46 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-47 Qui remanserant in diebus Asa patris ejus
4 Reg. 1-18 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
2-22 Sanatæ sunt enim aquæ, usque in diem hanc
3- 6 Egressus est.... in die illa de Samaria
- 9 Et circuierunt per viam septem dierum
4- 8 Facta est a. quædam dies, transibat Eliseus
-11 Facta est ergo dies quædam, et veniens
-18 Crevit a. puer. Et cum esset quædam dies
6-29 Dixique ei die altera : Da filium
7- 9 Hæc enim dies boni nuntii est
8- 2 Peregrinata est in terra Philisthiim diebus multis
- 6 A die qua reliquit terram usque ad præsens
-15 Cumque venisset dies altera, tulit stragulum
-19 Ut daret illi lucernam et filiis ejus cunctis diebus
-20 In diebus ejus recessit Edom
-22 Ne esset sub Juda, usque ad diem hanc.
-23 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
10-20 Sanctificate diem solemnem Baal
-27 Fecerunt pro ea latrinas usque in diem hanc
-32 In diebus illis cœpit Dominus tædere
-34 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël ?
-36 Dies aut. quos regnavit Jehu super Israël
12- 2 Cunctis diebus quibus docuit eum Joïada
-19 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
13- 3 Et tradidit eos in manu... cunctis diebus
- 8 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
-12 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
-22 Afflixit Israël cunctis diebus Joachaz
14- 7 Vocavitque... Jectehel usque in præsentem diem
-15 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
-18 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Juda ?

4 Reg. 14-28 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
15- 5 Fuit leprosus usque in diem mortis suæ
- 6 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-11 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël ?
-15 *Idem.* 21 *idem.* 26 *idem.* 31 *idem.*
-18 Qui peccare fecit Israel cunctis diebus ejus
-29 In diebus Phaceæ regis Israël venit... rex Assur
-36 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-37 In diebus illis cœpit Dominus mittere
16- 6 Habitaverunt ibi usque in diem hanc
17-23 Translatusque est... in Assyrios usque in diem hanc
-34 Usque in præsentem diem morem sequuntur
-37 Custodite ut faciatis cunctis diebus
-41 Ita faciunt usque in præsentem diem
19- 3 Dies tribulationis et increpationis et blasphemiæ dies iste
-25 Ex diebus antiquis plasmavi illud
20- 1 In diebus illis ægrotavit Ezechias
- 5 Die tertio ascendes templum Domini
- 6 Addam diebus tuis quindecim annos
- 8 Ascensurus sum die tertia templum Domini
-17 Ecce dies venient, et auferentur omnia
Quæ condiderunt patres tui, usque in diem hanc
-19 Sit pax et veritas in diebus meis
-20 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Juda ?
21-15 Ex die qua egressi sunt patres eorum ex Ægypto, usque ad hanc diem
-17 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Juda ?
-25 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Juda ?
23-22 Nec enim factum est Phase tale a diebus judicum... et omnium dierum regum Israël, et regum Juda
-28 Scripta sunt in libro Verborum dierum regum Juda ?
-29 In diebus ejus ascendit Pharao Nechao
24- 1 In diebus ejus ascendit Nabuchodonosor
- 5 Scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Juda
25- 1 Mense decimo, decima die mensis
- 3 Nona die mensis, prævaluitque fames
- 8 Mense quinto, septima die mensis
-27 Factum est... vigesima septima die mensis
-29 Comedebat panem..cunctis diebus vitæ suæ
-30 Dabatur ei a rege per singulos dies
Omnibus diebus vitæ suæ
1 Par. 1-19 In diebus ejus divisa est terra
4-41 Venerunt... in diebus Ezechiæ regis
Et deleverunt eos usque in præsentem diem
-43 Habitaverunt ibi pro eis usque ad hanc diem
5-10 In diebus autem Saül præliati sunt
-17 Omnes hi numerati sunt in diebus Joathan regis Juda, et in diebus Jeroboam regis Israël
-26 Ara et fluvium Gozan usque ad diem hanc.
7- 2 Viri fortissimi numerati sunt in diebus David
-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum multis diebus
9-33 Ut die ac nocte jugiter suo ministerio deservirent
10- 8 Die igitur altero detrahentes Philisthiim
-12 Et jejunaverunt septem diebus
12-22 Sed et per singulos dies veniebant ad David
-39 Tribus diebus comedentes et bibentes
13- 3 Non enim requisivimus eam in diebus Saül
-11 Divisio Ozæ, usque in præsentem diem
16- 7 In illo die fecit David principem
-23 Annuntiate ex die in diem salutare ejus
-37 Per singulos dies, et vices suas
17- 5 Neque enim mansi in domo... usque in diem hanc
-10 Ex diebus quibus dedi judices populo meo
-11 Cumque impleveris dies tuos ut vadas
21-12 Aut tribus diebus gladium Domini
22- 9 Et otium dabo in Israel cunctis diebus ejus
23- 1 Igitur David senex, et plenus dierum
26-17 Et ad Aquilonem quatuor per diem : atque ad Meridiem similiter in die quatuor
29-15 Dies nostri quasi umbra super terram
-21 Et obtulerunt holocausta die sequenti
-22 Et biberunt coram Domino in die illo
-27 Et dies, quibus regnavit super Israël
-28 Plenus dierum, et divitiis, et gloria
2 Par. 1-11 Sed nec dies vitæ plurimos (*postulasti*)

2 Par. 5- 3 Venerunt... in die solemni mensis septimi
- 9 Fuit itaq. arca ibi usque in præsentem diem
6- 5 A die, qua eduxi populum meum de terra
-20 Super domum istam diebus ac noctibus
-31 Et ambulent in viis tuis cunctis diebus
7- 8 Solemnitatem in tempore illo septem diebus
- 9 Fecitque die octavo collectam, eo quod dedicasset altare septem diebus, et solemnitatem celebrasset diebus septem
-10 Igitur in die vigesimo tertio mensis septimi
-16 Oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus
8- 8 In tributarios, usque in diem hanc
-13 Ut per singulos dies offerretur in eo
Et in festis diebus, ter per annum
-14 Juxta ritum uniuscujusque diei
-16 Ex eo die, quo fundavit domum Domini usque in diem, quo perfecit eam
9-20 Argentum enim in diebus illis pro nihilo reputabatur
10-12 Venit... populus, ad Roboam die tertio
-19 Recessitque Israel a domo David usque in diem hanc
12-15 Pugnaveruntque... Roboam et Jeroboam cunctis diebus
13-11 Offerunt Domino per singulos dies
-20 Nec valuit... Jeroboam in diebus Abia
14- 1 In cujus diebus quievit terra annis decem
15- 3 Transibunt autem dies multi in Israel
-11 Immolaverunt Domino in die illa
-17 Cor Asa erat perfectum cunctis diebus ejus
18-24 Dixitq. Michæas: Tu ipse videbis in die illo
-34 Et finita est pugna in die illo
20-25 Non possent, nec per tres dies spolia auferre
-26 Die autem quarto congregati sunt in valle Vallis benedictionis usq. in præsentem diem
21- 8 In diebus illis rebellavit Edom
-10 Ne esset sub ditione Juda usq. ad hanc diem
-15 Donec egrediantur... per singulos dies
-19 Cumque diei succederet dies
24- 2 Fecitque quod bonum est... cunctis diebus Joiadæ
-11 Sicque faciebant per singulos dies
-14 Offerebantur holocausta... cunctis diebus Joiadæ
-15 Senuit autem Joïada plenus dierum
26- 5 In diebus Zachariæ intelligentis et videntis Deum
-21 Ozias rex leprosus usque ad diem mortis suæ
28- 6 Occiditque... de Juda centum viginti millia in die uno
29-17 Cœperunt autem prima die mensis primi
In die octavo ejusdem mensis ingressi sunt
Expiaveruntque templum diebus octo
Et in die sexta decima mensis ejusdem
30-15 Immolaverunt a. Phase quarta decima die
-21 Fecceruntq...septem diebus in lætitia magna
Laudantes Dominum per singulos dies
-22 Comederunt septem diebus solemnitatis
-23 Ut celebrarent etiam alios dies septem
-26 Qualis a diebus Salomonis... non fuerat
31-16 Et quidquid per singulos dies conducebat
32-24 In diebus illis ægrotavit Ezechias
-26 Non venit... ira Domini in diebus Ezechiæ
34-33 Cunctis diebus ejus non recesserunt
35- 1 Immolatum est quarta decima die mensis
-16 Cultura Domini... completa est in die illa
-17 Fecerunt... solemnitatem azymorum septem diebus
-18 Non fuit Phase simile... a diebus Samuëlis
-25 Usque in præsentem diem, lamentationes... replicant
36- 9 Tribus mensibus ac decem diebus regnavit
-21 Cunctis e. diebus desolationis egit sabbatum
1Esdr. 3- 4 Fecerunt... et holocaustum diebus singulis
Secundum præceptum, opus diei in die suo
- 6 A primo die mensis septimi cœperunt offerre
4- 2 Immolavimus victimas a diebus Asor
- 5 Omnibus diebus Cyri regis Persarum
- 7 In diebus Artaxerxis scripsit Beselam
-15 Bella concitantur in ea ex diebus antiquis
-19 Civitas illa a diebus antiquis... rebellat
6- 9 Detur eis per singulos dies, ne sit in aliquo querimonia
-15 Usque ad diem tertium mensis Adar
-19 Fecerunt.. Pascha quarta decima die mensis
-22 Fecerunt solemnitatem azymorum septem diebus
7- 9 Quia in primo die mensis primi cœpit ascendere
Et in primo die mensis quinti venit in Jerus.
8-15 Et mansimus ibi tribus diebus:
-31 Promovimus ergo a flumine Ahava duodecimo die
32 Et mansimus ibi tribus diebus

1Esdr. 8-33 Die autem quarta appensum est argentum
9- 7 A diebus patrum nostrorum: sed et nos ipsi peccavimus graviter usque ad diem hanc
Et in confusionem vultus, sicut et die hac
10- 8 Omnis qui non venerit in tribus diebus
- 9 Convenerunt... in Jerusalem tribus diebus
Ipse est mensis nonus, vigesimo die mensis
-13 Et opus non est diei unius vel duorum
-16 Et sederunt in die primo mensis decimi
-17 Consummati sunt... usque ad diem primam
2Esdr. 1- 4 Et flevi, et luxi diebus multis
- 6 Oro coram te hodie, nocte et die
2-11 Veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus
4- 2 Num sacrificabunt et complebunt in una die
- 9 Posuimus custodes super murum die ac nocte
-16 Et factum est a die illa, media pars juvenum
-22 Et sint nobis vices per noctem et diem
5-14 A die autem illa qua præceperat rex mihi
-18 Parabatur a. mihi per dies singulos bos unus
Et inter dies decem vina diversa
6-15 Completus est a. murus vigesimo quinto die mensis Elul, quinquaginta duobus diebus
-17 Sed et in diebus illis... epistolæ mittebantur
8- 2 Attulit.. legem.. in die prima mensis septimi
- 3 Et legit... de mane usque ad mediam diem
- 9 Dies sanctificatus est Domino Deo
-10 Quia sanctus dies Domini est
-11 Tacete, quia dies sanctus est, et nolite dolere
-13 Et in die secundo congregati sunt principes
-14 Ut habitent... in tabernaculis, in die solemni,
-17 Non enim fecerant a diebus Josuë filii Nun taliter filii Israël usque ad diem illum
-18 Legit a. in libro legis Dei per dies singulos
A die primo usque ad diem novissimum
Et fecerunt solemnitatem septem diebus
Et in die octavo collectam juxta ritum
9- 1 In die a. vigesimo quarto mensis hujus
- 3 Quater in die et quater confitebantur
-10 Fecisti tibi nomen, sicut et in hac die
-12 Et... ductor eorum fuisti per diem
-19 Columna nubis non recessit ab eis per diem
-32 A diebus regis Assur usque in diem hanc
10-31 Per diem sabbati ut vendant, non accipiemus ab eis in sabbato, et in die sanctificato
11-23 Et ordo in cantoribus per dies singulos
12- 7 Isti principes... et fratres eorum, in diebus Josuë
-12 In diebus a. Joacim erant sacerdotes
-23 Principes..scripti in libro Verborum dierum
Usque ad dies Jonathan, filii Eliasib
-26 Hi in diebus Joacim filii Josuë
Et in diebus Nehemiæ ducis et Esdræ
-42 Et immolaverunt in die illa victimas
-43 Recensuerunt quoque in die illa viros
-45 In diebus David et Asaph ab exordio erant
-46 Et omnis Israël in diebus Zorobabel et in diebus Nehemiæ
Dabant partes cantoribus...per dies singulos
13- 1 In die a. illo lectum est in volumine
- 6 Veni ad regem et in fine dierum rogavi
-15 In diebus illis vidi in Juda calcantes torcularia
Onus, et inferentes in Jerusalem die sabbati
Ut in die qua vendere liceret, venderent
-17 Quam vos facitis et profanatis diem sabbati
-19 Cum quievissent portæ Jer. in die sabbati,
Ut nullus inferret onus in die sabbati
-22 Et venirent..ad sanctificandam diem sabbati
-23 Sed et in diebus illis vidi Judæos ducentes
Tobiæ. 1- 2 Cum captus esset in diebus Salmanasar
-24 Post dies vero quadraginta quinque occiderunt regem
2- 1 Posthæc vero, cum esset dies festus Domini
- 6 Dies festi vestri convertentur in... luctum
-10 Contigit autem ut quadam die fatigatus
-14 Agens gratias Deo, omnibus diebus vitæ suæ
3- 7 Eadem itaque die contigit, ut Sara
-10 Tribus diebus et tribus noctibus non manducavit
-12 Factum est a. die tertia, dum compleret
4- 3 Honorem habebis matri tuæ omnibus diebus
- 6 Omnibus autem diebus vitæ tuæ in mente habeto Deum
-10 Bonum tibi thesaurizas in diem necessitatis
6-18 Per tres dies continens esto ab ea
8-14 Sepeliam eum, antequam illucescat dies
9- 4 Scis e. ipse quoniam numerat pater meus dies
Si tarda vero una die plus, contristatur anima
10- 3 Eo quod die statuto minime reverteretur
- 9 Pater m. et mater m. modo dies computant
11- 1 Pervenerunt ad Charan... undecimo die
-18 Ingressa est etiam post septem dies Sara
-21 Per septem dies epulantes... gavisi sunt

Tobiæ. 12-12 Et mortuos abscondebas per diem
13-10 Agite dies lætitiæ et confitemini illi
14-12 Quacumque die sepelieritis matrem vestram
Judith. 2- 1 Vigesima et secunda die mensis primi
-17 Descendit in campos Damasci in diebus messis
3-15 Accepitque... et sedit ibi per triginta dies
In quibus diebus adunari præcepit... exercitum
6-11 In diebus illis erant illic principes
-16 Et per totam diem oratione pop. completa
7- 1 Holofernes a. altera die præcepit
- 5 Erant custodientes ea tota die ac nocte
-11 Cumq. ista custodia per dies viginti fuisset
Non esset... unde satiarentur vel una die
-23 Et hos quinque dies expectemus
-25 Si a. transactis quinque diebus, non venerit
8- 2 Qui mortuus est in diebus messis
- 6 Jejunabat omnibus diebus vitæ suæ
- 9 Quod transacto quinto die traderet civitat.
-10 Si intra quinque dies non venerit vobis
-13 In arbitrium vestrum, diem constituistis ei
-32 In diebus quinque respiciat Dominus
10-11 Cum descenderet montem, circa ortum diei
12-10 In quarto die Holofernes fecit cœnam
-14 Erit optimum omnibus diebus vitæ meæ
-18 Magnificata est anima mea hodie præ omnibus diebus vitæ meæ
14- 6 Successio generis ejus usque in hodiernum diem
- 7 Mox autem ut ortus est dies
15-13 Per dies autem triginta, vix collecta sunt
16-20 Dominus enim... in die judicii visitabit illos
-25 Post dies autem illos unusquisque rediit
-26 Non cognosceret virum o. diebus vitæ suæ
-27 Erat autem diebus festis procedens cum magna gloria
-29 Luxitq. illam omnis populus diebus septem
-31 Dies autem victoriæ hujus festivitatis, ab Hebræis in numero sanctorum dierum accipitur et colitur a Judæis ex illo tempore usque in præsentem diem
Esth. 1- 1 In diebus Assueri, qui regnavit ab India
- 4 Centum videlicet et octoginta diebus
- 5 Cumque implerentur dies convivii
Jussit septem diebus convivium præparari
-10 Die septimo, cum rex hilarior esset
2-15 Instabat dies, quo Esther... deberet intrare ad regem
3- 7 Quo die... gens Judæorum deberet interfici
-12 Vocatique sunt scribæ... tertia decima die
-13 Ut occiderent..parvulos et mulieres uno die
-14 Et pararent se ad prædictam diem
4-11 Triginta jam diebus non sum vocata ad eum
-16 Non comedatis et non bibatis tribus diebus
5- 1 Die autem tertio induta est Esther
- 9 Egressus est itaque illo die Aman lætus
7- 2 Dixitque ei rex etiam secundo die
8- 1 Die illo dedit rex Assuerus Esther reginæ
- 9 Vigesima tertia die illius scriptæ s. epistolæ
-12 Constituta est per omnes provincias una ultionis dies
-17 Apud omnes... convivia et festus dies
9- 1 Tertia decima die... interfectio parabatur
-15 Congregatis Judæis quarta decima die mensis Adar
-17 Dies a. tertius decimus mensis Adar
Et quarta decima die cædere desierunt
-18 Quarto decimo die ejusdem mensis
Quinto decimo a. die percutere desierunt
Eumdem diem constituerunt solemnem
-19 Quartum decimum diem mensis Adar...decreverunt
-21 Quintum decimum diem mensis Adar... susciperet
-22 In ipsis diebus se ulti sunt Judæi
Essentque dies isti epularum atque lætitiæ
-26 Dies isti appellati s. Phurim, id est, Sortium
-27 Ut nulli liceat duos hos dies... transigere
-28 Isti s. dies quos nulla unquam delebit oblivio
Nec est ulla civitas in quo dies Phurim... non observentur
-29 Ut o. studio dies ista solemnis sanciretur
-31 Observantes dies Sortium, et suo tempore
Susceperunt a se... clamores et Sortium dies
10-11 Venitq... in statutum ex illo jam tempore diem
-13 Observabuntur dies isti in mense Adar
Et quinta decima die ejusdem mensis
11- 2 Prima die mensis Nisan vidit somnium
- 8 Fuitque illa dies tenebrarum et discriminis
13- 6 Quarta decima die duodecimi mensis Adar
- 7 Homines uno die ad inferos descendentes
14-16 Quod est super caput meum in diebus ostentationis meæ

Esth. 14-16 Et non portem in diebus silentii mei
-18 Huc translata sum usque in præsentem diem
15- 2 Memorare (inquit) dierum humilitatis tuæ
- 4 Die autem tertio deposuit vestimenta
16-20 Tertia decima die mensis duodecimi qui vocatur Adar
-21 Hanc e. diem, Deus... vertit in gaudium
-22 Unde et vos, inter cæteros festos dies hanc habetote diem et celebrate eam
Job. 1- 4 Et faciebant convivium... unusquisque in die suo
- 5 Cumq. in orbem transissent dies convivii
Sic faciebat Job cunctis diebus
- 6 Quadam autem die, cum venissent
-13 Cum autem quadam die, filii et filiæ ejus comederent
2- 1 Factum est a. cum quadam die venissent
-13 Sederunt cum eo in terra septem diebus
3- 1 Aperuit Job os suum et maledixit diei suo
- 3 Pereat dies in qua natus sum
- 4 Dies ille vertatur in tenebras
- 6 Non computetur in diebus anni, nec numeretur
- 8 Maledicant ei qui maledicunt diei
5-14 Per diem incurrent tenebras
7- 1 Et sicut dies mercenarii, dies ejus
- 6 Dies mei velocius transierunt quam... tela succiditur
-16 Parce mihi; nihil enim sunt dies mei
8- 9 Sicut umbra dies nostri sunt super terram
9-25 Dies mei velociores fuerunt cursore
10- 5 Numquid sicut dies hominis, dies tui
-20 Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
14- 5 Breves dies hominis sunt
- 6 Donec optata veniat, sicut mercenarii dies e.
-14 Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto
15-20 Cunctis diebus suis impius superbit
-23 Novit quod paratus sit in manu ejus tenebrarum dies
-32 Antequam dies ejus impleantur, peribit
17- 1 Dies mei breviabuntur et..superest sepulcr.
-11 Dies mei transierunt, cogitationes meæ dissipatæ
-12 Noctem verterunt in diem, et... spero lucem
18-20 In die ejus stupebunt novissimi
19-25 In novissimo die de terra surrecturus sum
20-28 Germen domus illius detrahetur in die furoris Dei
21-13 Ducunt in bonis dies suos
-30 Quia in diem perditionis servatur malus
Et ad diem furoris ducetur
24- 1 Qui a. noverunt eum ignorant dies illius
-16 Perfodit... sicut in die condixerant sibi
29- 2 Secundum dies quibus Deus custodiebat me
- 4 Sicut fui in diebus adolescentiæ meæ
-18 Et sicut palma multiplicabo dies
30-16 Et possident me dies afflictionis
-27 Prævenerunt me dies afflictionis
33-25 Revertatur ad dies adolescentiæ suæ
36-11 Complebunt dies suos in bono
38-21 Et numerum dierum tuorum noveras?
-23 Quæ præparavi... in diem pugnæ et belli?
42-16 Et mortuus est senex et plenus dierum
Psal. 1- 2 In lege ejus meditabitur die ac nocte
7-12 Numquid irascitur per singulos dies?
12- 2 Quamdiu ponam... dolorem in corde meo per diem?
17- 1 Locutus est... verba... in die, qua eripuit eum Dominus,
-19 Prævenerunt me in die afflictionis meæ
18- 3 Dies diei eructat verbum, et nox nocti
19- 2 Exaudiat te Dom. in die tribulationis
-10 Exaudi nos in die, qua invocaverimus te.
20- 5 Et tribuisti ei longitudinem dierum
21- 3 Deus meus, clamabo per diem, et non exaudies
22- 6 Misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vitæ meæ
Ut inhabitem in domo Domini in longitudinem dierum
24- 5 Tu es Deus... et te sustinui tota die
26- 4 Ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ
- 5 In die malorum protexit me in abscondito
31- 3 Inveteraverunt ossa mea, dum clamarem tota die
- 4 Die ac nocte gravata est super me manus tua
33-13 Qui vult vitam, diligit dies videre bonos
34-28 Lingua mea meditabitur.. tota die laudem tuam
36-13 Quoniam prospicit quod veniet dies ejus
-18 Novit Dominus dies immaculatorum
-19 Et in diebus famis saturabuntur
-26 Tota die miseretur et commodat
Psal. 37- 7 Tota die contristatus ingrediebar
-13 Et dolos tota die meditabantur
38- 5 Notum fac... et numerum dierum meorum quis est
- 6 Ecce mensurabiles posuisti dies meos
40- 2 In die mala liberabit eum Dominus
41- 4 Fuerunt lacrymæ meæ panes die ac nocte
- 9 In die mandavit Dominus misericordiam suam
-11 Dum dicunt mihi per singulos dies: Ubi est Deus tuus?
43- 2 Opus, quod operatus est in diebus eorum et in diebus antiquis
- 9 In Deo laudabimur tota die
-16 Tota die verecundia mea contra me est
-22 Propter te mortificamur tota die
48- 6 Cur timebo in die mala?
49-15 Et invoca me in die tribulationis
51- 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua
54-11 Die ac nocte circumdabit eam... iniquitas
-24 Et dolosi non dimidiabunt dies suos
55- 2 Tota die impugnans tribulavit me
- 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die
- 4 Ab altitudine diei timebo: ego vero in te sperabo
- 6 Tota die verba mea execrabantur
-10 In quacumque die invocavero te
58-17 Factus es... refugium meum in die tribulationis meæ
60- 7 Dies super dies regis adjicies
Annos ejus usque in diem generationis
- 9 Ut reddam vota mea de die in diem
67-20 Benedictus Dominus die quotidie
70- 8 Ut cantem... tota die magnitudinem tuam
-15 Os meum annuntiab.. tota die salutare tuum
-24 Lingua mea tota die meditabitur justitiam
71- 7 Orietur in diebus ejus justitia
-15 Tota die benedicent ei
72-10 Et dies pleni invenientur in eis
-14 Et fui flagellatus tota die
73- 8 Quiescere faciamus omnes dies festos Dei
-16 Tuus est dies, et tua est nox
-22 Memor esto... eorum quæ ab insipiente sunt tota die
75-11 Et reliquiæ cogitationis diem festum agent
76- 3 In die tribulationis meæ Deum exquisivi
- 6 Cogitavi dies antiquos
77- 9 Filii Ephrem... conversi sunt in die belli
-14 Et deduxit eos in nube diei
-33 Et defecerunt in vanitate dies eorum
-42 Die qua redemit eos de manu tribulantis
80- 4 Buccinate.. in insigni die solemnitatis vestræ
83-11 Quia melior est dies una in atriis tuis super millia
85- 3 Domine, quoniam ad te clamavi tota die
- 7 In die tribulationis meæ clamavi ad te
87- 2 In die clamavi, et nocte coram te
-10 Clamavi ad te Domine, tota die
-18 Circumdederunt me sicut aqua tota die
88-17 In nomine tuo exultabunt tota die
-30 Ponam... et thronum ejus sicut dies cœli
-46 Memorasti dies temporis ejus
89- 4 Tanquam dies hesterna, quæ præteriit
- 9 Quoniam omnes dies nostri defecerunt
-10 Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni
-14 Et delectati sumus omnibus diebus nostris
-15 Lætati sumus pro diebus quibus nos humiliasti
90- 6 (*Non timebis*) a sagitta volante in die
-16 Longitudine dierum replebo eum
91- 1 Psalmus cantici. In die sabbati
92- 1 Laus cantici... in die ante sabbatum
- 5 Decet sanctitudo, Domine, in longitudinem dierum
93-13 Ut mitiges ei a diebus malis
94- 9 Secundum diem tentationis in deserto
95- 2 Annuntiate de die in diem salutare ejus
101- 3 In quacumque die tribulor inclina ad me aurem
In quacumq. die invocavero te...exaudi me
- 4 Quia defecerunt sicut fumus dies mei
- 9 Tota die exprobrabant mihi inimici mei
-12 Dies mei sicut umbra declinaverunt
-24 Paucitatem dierum meorum nuntia mihi
-25 Ne revoces me in dimidio dierum meorum
102-15 Pulvis sumus: Homo, sicut fœnum dies ejus
108- 8 Fiant dies ejus pauci
109- 3 Tecum principium in die virtutis tuæ
- 5 Dominus... confregit in die iræ suæ reges
114- 2 Et in diebus meis invocabo
117-24 Hæc est dies, quam fecit Dominus
-27 Constituite diem solemnem in condensis
118-84 Quot sunt dies servi tui
-91 Ordinatione tua perseverat dies
Psal. 118-97 Domine? tota die meditatio mea est
-164 Septies in die laudem dixi tibi
120- 6 Per diem sol non uret te, neque luna per noctem
127- 5 Videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ
135- 8 (*Qui fecit*) solem in potestatem diei
136- 7 Memor esto, Domin...in die Jerusalem
137- 3 In quacumque die invocavero te, exaudi me
138-12 Et nox sicut dies illuminabitur
-16 Dies formabuntur, et nemo in eis
139- 3 Tota die constituebant prælia
- 8 Obumbrasti super caput meum in die belli
142- 5 Memor fui dierum antiquorum
143- 4 Dies ejus sicut umbra prætereunt
144- 2 Per singulos dies benedicam tibi
145- 4 In illa die peribunt omnes cogitationes eor.
Prov. 3- 2 Longitudinem enim dierum...apponent tibi
-16 Longitudo dierum in dextera ejus
4-18 Procedit et crescit usque ad perfectam diem
6-34 Et furor viri non parcet in die vindictæ
7- 9 Advesperascente die in noctis tenebris
-18 Fruamur cupitis amplexibus, donec illucescat dies
-20 In die plenæ lunæ reversurus est
8-30 Delectabar per singulos dies ludens coram
9-11 Per me enim multiplicabuntur dies tui
10-27 Timor Domini apponet dies
11- 4 Non proderunt divitiæ in die ultionis
15-15 Omnes dies pauperis, mali
16- 4 Operatus est Dominus; impium quoque ad diem malum
21-26 Tota die concupiscit et desiderat
-31 Equus paratur ad diem belli
23-17 Sed in timore Domini esto tota die
24-10 Si desperaveris lassus in die angustiæ
25-13 Sicut frigus nivis in die messis, ita legatus
-19 Qui sperat super infideli in die angustiæ
-20 Et amittit pallium in die frigoris
27- 1 Ignorans quid superventura pariat dies
-10 Ne ingrediaris in die afflictionis tuæ
-15 Tecta perstillantia in die frigoris
28-16 Qui a. odit avaritiam, longi fient dies ejus
31-12 Reddet ei bonum et non malum; omnibus diebus vitæ suæ
-25 Et ridebit in die novissimo
Eccle. 2- 3 Opus est sub sole numero dierum vitæ suæ
-23 Cuncti dies ejus doloribus et ærumnis pleni sunt
5-16 Cunctis diebus vitæ suæ comedit in tenebris
-17 Laboravit ipse sub sole numero dierum vitæ suæ
-19 Non e. satis recordabitur dierum vitæ suæ
6- 3 Si... quispiam... plures dies ætatis habuerit
7- 1 Quid conducat sibi... numero dierum peregrinationis suæ
- 2 Et dies mortis (*melior*) die nativitatis
-15 In die bona fruere bonis et malam diem præcave
-16 Hæc quoque vidi in diebus vanitatis meæ
8- 8 Nec habet potestatem in die mortis
-13 Nec prolongentur dies ejus, sed quasi umbra transeant
-15 Hoc solum secum auferret... in diebus vitæ
-16 Homo qui diebus et noctibus somnum non capit
9- 9 Cunctis diebus vitæ instabilitatis tuæ
11- 8 Meminisse debet... et dierum multorum
- 9 In bono sit cor tuum in diebus juventutis
12- 1 Memento Creatoris tui in diebus juventutis
Cant. 2-17 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
3-11 Coronavit illum mater sua in die desponsationis illius
Et in die lætitiæ cordis ejus
4- 6 Donec aspiret dies et inclinentur umbræ
8- 8 Quid faciemus sorori nostræ in die, quando alloquenda est
Sap. 3-18 Non habebunt spem, nec in die agnitionis allocutionem
5-15 Tanquam memoria hospitis unius diei prætereuntis
10-17 Et fuit illis in velamento diei, et in luce
Eccli. 1- 2 Et dies sæculi quis dinumeravit?
-12 Dabit.. et gaudium, et longitudinem dierum
-13 Et in die defunctionis suæ benedicetur
-19 In diebus consummationis illius benedicetur
2-13 Et remittet in die tribulationis peccata
3- 4 Et in oratione dierum exaudietur
- 6 Et in die orationis suæ exaudietur
-17 In die tribulationis commemorabitur tui
5- 8 Et ne differas de die in diem
-10 Non enim proderunt tibi in die obductionis et vindictæ
6- 8 Et non permanebit in die tribulationis
-10 Et non permanebit in die necessitatis
11- 4 Nec in die honoris tui extollaris

Eccli. 11-27 In die malorum, ne immemor sis bonorum
-28 Facile est coram Deo in die obitus retribuere
12- 4 Reddet vindictam, custodiens eos in diem vindictæ
14-14 Non defrauderis a die bono
17- 3 Numerum dierum et tempus dedit illi,
18- 8 Numerus dierum hominum ut multum centum anni
Sicut calculus arenæ, sic exigui anni in die ævi
-24 Memento iræ in die consummationis
-25 Memento... paupertatis in die divitiarum
-27 Et in diebus delictorum attendet ab inertia
22-13 Luctus mortui septem dies
Fatui a. et impii, omnes dies vitæ illorum.
23-19 Et diem nativitatis tuæ maledicas
-20 In omnibus diebus suis non erudietur
-38 Longitudo enim dierum assumetur ab eo
24-35 Qui implet... sicut Tigris in diebus novorum
-37 Et assistens quasi Gehon in die vindemiæ
27- 9 Et in die agnitionis invenies firmamentum
30-26 Zelus et iracundia minuunt dies
33- 7 Quare dies diem superat, et iterum lux lucem
- 9 Immutavit tempora et dies festos ipsorum
In illis dies festos celebraverunt ad horam
-10 Et ex ipsis posuit in numerum dierum
-24 In die consummationis dierum vitæ tuæ
37-28 Vita viri in numero dierum
Dies autem Israël innumerabiles sunt
38-17 Amare fer luctum illius uno die
-18 Fac luctum secundum meritum ejus uno die vel duobus
-28 Architectus, qui noctem tanquam diem transigit
40- 1 A die exitus de ventre matris eorum
Usque in diem sepulturæ in matrem omnium
- 2 Adinventio expectationis et dies finitionis :
- 6 Et ab eo in somnis, quasi in die respectus,
- 7 Tanquam qui evaserit in die belli.
41-16 Bonæ vitæ numerus dierum... permanebit in ævum
43- 7 A luna signum diei festi, luminare quod minuitur
44- 7 Et in diebus suis habentur in laudibus
45-19 Factum est... et semini ejus sicut dies cœli:
46- 5 Et una dies facta est quasi duo
- 9 Et in diebus Moysi misericordiam fecit ipse
47- 1 Surrexit Nathan propheta in diebus David
- 8 Extirpavit Philisthiim contrarios usque in hodiernum diem
-15 Salomon imperavit in diebus pacis
48-13 In diebus suis non pertimuit principem
-20 In diebus ipsius ascendit Sennacherib
-26 In diebus ipsius retro rediit sol
49- 4 Et in diebus peccatorum corroboravit pietatem
-14 Qui in diebus suis ædificaverunt domum
50- 1 Et in diebus suis corroboravit templum
- 3 In diebus ipsius emanaverunt putei
- 6 Et quasi luna plena in diebus suis lucet
- 8 Et quasi flos rosarum in diebus vernis
Et quasi thus redolens in diebus æstatis
-24 Orate Deum... qui auxit dies nostros
-25 Det... et fieri pacem in diebus nostris, in Israel per dies sempiternos
-26 Ut liberet nos in diebus suis
51-14 Ut non derelinquat me in die tribulationis

Isai. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan... regum Juda
2- 2 Erit in novissimis diebus præparatus mons
-11 Exaltabitur autem Dominus solus in die illa
-12 Dies Domini exercituum super omnem superbum
-17 Elevabitur Dominus solus in die illa
-20 In die illa projiciet homo idola
3- 7 Respondebit in die illa dicens
-18 In die illa auferet Dominus ornamentum
4- 1 Apprehendent... virum unum in die illa dicentes
- 2 In die illa erit germen Domini in magnificentia
- 5 Et creabit Dominus... nubem per diem
- 6 Erit in umbraculum diei ab æstu
5-30 Et sonabit super eum in die illa
7- 1 Factum est in diebus Achaz filii Joathan
-17 Dies qui non venerunt a diebus separationis,
-18 In die illa : Sibilabit Dominus muscæ
-20 In die illa radet Dominus in novacula
-21 Erit in die illa : Nutriet homo vaccam
-23 Erit in die illa : Omnis locus... in spinas
9- 4 Superasti, sicut in die Madian
-14 Incurvantem et refrenantem, die una
10- 3 Quid facietis in die visitationis ?
-17 Devorabitur spina ejus et vepres in die una

Isai. 10-20 Et erit in die illa : Non adjiciet residuum Israël
-27 In die illa : Auferetur onus ejus de humero
-32 Adhuc dies est, ut in Nobe stetur
11-10 In die illa, radix Jesse qui stat in signum
-11 Erit in die illa : Adjiciet Dominus secundo manum
-16 Sicut fuit Israël in die illa
12- 1 Dices in die illa : Confitebor tibi, Domine
- 4 Dicetis in die illa : Confitemini Domino
13- 6 Ululate, quia prope est dies Domini
- 9 Ecce dies Domini veniet, crudelis
-13 Et propter diem iræ furoris ejus
14- 1 Et dies ejus non elongabuntur
- 3 Erit in die illa: Cum requiem dederit.. Deus
17- 4 In die illa : Attenuabitur gloria Jacob
- 7 In die illa inclinabitur homo
- 9 In die illa, erunt civitates... derelictæ
-11 In die plantationis tuæ labrusca
Ablata est messis in die hæreditatis
18- 4 Sicut nubes roris in die messis
19-16 In die illa, erit Ægyptus quasi mulieres
-18 In die illa erunt quinque civitates
-19 In die illa erit altare Domini in medio
-21 Cognoscent Ægyptii Dominum in die illa
-23 In die illa erit via de Ægypto in Assyrios
-24 In die illa erit Israël tertius
20- 6 Dicet habitator insulæ hujus in die illa
21- 8 Domini ego sum... stans jugiter per diem
22- 5 Dies enim interfectionis... et fletuum
- 8 Videbis in die illa armamentarium
-12 Vocabit Dominus... in die illa ad fletum
-20 Et erit in die illa : Vocabo servum meum
-25 In die illa dicit Dominus exercituum
23- 7 Quæ gloriabatur a diebus pristinis
-15 Et erit in die illa : In oblivione eris.. septuaginta annis, sicut dies regis unius
24-21 In die illa visitabit Dominus
-22 Et post multos dies visitabuntur
25- 9 Dicet in die illa : Ecce Deus noster iste
26- 1 In die illa cantabitur canticum istud
27- 1 In die illa visitabit Dominus in gladio
- 2 In die illa vinea meri cantabit ei
- 3 Nocte et die servo eam
- 8 Meditatus est in spiritu suo duro per diem æstus
-12 Et erit : In die illa percutiet Dominus
-13 Et erit : In die illa clangetur in tuba
28- 5 In die illa erit Dominus... corona gloriæ
-19 Pertransibit in die, et in nocte
-24 Numquid tota die arabit arans ut serat
29-18 Audient in die illa surdi verba libri
30- 8 Erit in die novissimo in testimonium
-23 Pascetur in possessione tua in die illo
-25 In die interfectionis multorum
-26 Lux solis... sicut lux septem dierum
In die qua alligaverit Dominus vulnus
31- 7 In die enim illa abjiciet vir idola argenti
32-10 Post dies enim et annum vos conturbamini
34- 8 Quia dies ultionis Domini
-10 Nocte et die non extinguetur
37- 3 Dies tribulationis et correptionis
Blasphemiæ dies hæc : Quia venerunt
-26 Ex diebus antiquis ego psalmavi illud
38- 1 In diebus illis ægrotavit Ezechias
- 5 Adjiciam super dies tuos quindecim annos
-10 Dixi : In dimidio dierum meorum vadam
-20 Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitæ
39- 6 Dies venient, et auferentur omnia
Quæ thesaurizaverunt patres tui usque ad diem hanc
- 8 Fiat tantum pax et veritas in diebus meis
47- 9 Venient tibi duo hæc subito in die una
48- 7 Et ante diem, et non audisti ea
49- 8 Et in die salutis auxiliatus sum tui
51- 9 Consurge sicut in diebus antiquis
-13 Et formidasti jugiter tota die a facie furoris
52- 5 Jugiter tota die nomen meum blasphematur
- 6 Sciet populus meus nomen meum in die illa
54- 9 Sicut in diebus Noë istud mihi est
58- 2 Me etenim de die in diem quærunt
- 3 In die jejunii vestri invenitur voluntas
- 4 Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem
- 5 Per diem affligere hominem animam suam ?
Numquid istud vocabis jejunium et diem acceptabilem Domino ?
-13 Facere voluntatem tuam in die sancto meo ;
60-11 Die ac nocte non claudentur
-19 Non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem
-20 Et complebuntur dies luctus tui
61- 2 Ut prædicarem.. et diem ultionis Deo nostro
62- 6 Tota die, et tota nocte... non tacebunt
63- 4 Dies enim ultionis in corde meo

Isai. 63- 9 Et elevavit eos cunctis diebus sæculi
-11 Et recordatus est dierum sæculi Moysi
65- 2 Expandi manus meas tota die ad populum incredulum
- 5 Fumus erunt in furore meo, ignis ardens tota die
-20 Non erit ibi amplius infans dierum
Et senex qui non impleat dies suos
-22 Secundum e. dies ligni erunt dies populi mei
66- 8 Numquid parturiet terra in die una ?

Jerem. 1- 2 Factum est... diebus Josiæ filii Amon
- 3 Et factum est in diebus Joakim filii Josiæ,
2-32 Oblitus est mei diebus innumeris
3- 6 Dixit Dominus ad me in diebus Josiæ
-16 In diebus illis, ait Dominus, non dicent
-18 In diebus illis ibit domus Juda ad... Israel
-25 Ab adolescentia nostra usque ad diem hanc
4- 9 Et erit in die illa, dicit Dominus
5-18 Verumtamen in diebus illis, ait Dominus
6- 4 Væ nobis, quia declinavit dies
-11 Vir enim cum muliere capietur, senex cum pleno dierum
7-22 Non præcepi eis in die qua eduxi eos de terra Ægypti
-25 A die qua egressi sunt patres eorum de terra Ægypti, usque ad diem hanc
Per diem consurgens diluculo et mittens
-32 Ideo ecce dies venient, dicit Dominus
9- 1 Plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi
-25 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
11- 4 Quod præcepi... in die qua eduxi eos de terra Ægypti
- 5 Sicut est dies hæc. Et respondi
- 7 In die qua eduxi eos de terra Ægypti, usque ad diem hanc
12- 3 Sanctifica eos in die occisionis
13- 6 Factum est post dies plurimos dixit Dom.
14-17 Deducant oculi mei lacrymam per noctem et diem
15- 9 Occidit ei sol cum adhuc esset dies
16- 9 Auferam..... et in diebus vestris vocem gaudii
-13 Servietis ibi diis alienis die ac nocte
-14 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
-19 Domine... et refugium meum in die tribulationis
17-11 In dimidio dierum suorum derelinquet eas
-16 Diem hominis non desideravi, tu scis
-17 Non sis... spes mea tu in die afflictionis.
-18 Induc super eos diem afflictionis
-21 Nolite portare pondera in die sabbati
-22 Nolite ejicere onera de domibus vestris in die sabbati
Sanctificate diem sabbati sicut præcepi
-24 Non inferatis onera per portas civitatis hujus in die sabbati
Et si sanctificaveritis diem sabbati
-27 Ut sanctificetis diem sabbati
Ne inferatis per portas Jerusalem in die sabbati
18-17 Ostendam eis in die perditionis eorum
19- 6 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
20- 7 Factus sum in derisum tota die, omnes subsannant me
- 8 Sermo Domini in opprobrium, et in derisum tota die
-14 Maledicta dies, in qua natus sum
Dies, in qua peperit me mater mea, non sit benedicta
-18 Et consumerentur in confusione dies mei ?
22-30 Scribe... virum qui in diebus suis non prosperabitur
23- 5 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
- 6 In diebus illis salvabitur Juda
- 7 Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Domin.
-20 In novissimis diebus intelligetis
25- 3 A tertio decimo anno.. usque ad diem hanc :
-18 Ut darem eos... in maledictionem, sicut est dies ista
-33 Et erunt interfecti Domini in die illa
-34 Completi sunt dies vestri ut interficiamini
26-18 Michæas.. fuit propheta in diebus Ezechiæ
27-22 Ibi erunt usque ad diem visitationis suæ
28- 3 Adhuc duo anni dierum, et ego referri...
-11 Post duos annos dierum de collo omnium gentium
30- 3 Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus
- 7 Magna dies illa, nec est similis ejus
- 8 Erit in die illa, ait Dominus exercituum,
-24 In novissimo dierum intelligetis ea
31- 6 Quia erit dies in qua clamabunt custodes
-27 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
-29 In diebus illis non dicent ultra :
-31 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
-32 In die qua apprehendi manum eorum

Jerem. 31-33 Post dies illos, dicit Dominus
-35 Hæc dicit Dominus qui dat solem in lumine diei
-36 Ut non sit gens coram me cunctis diebus
-38 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
32-14 Ut permanere possint diebus multis
-20 Qui posuisti signa... usque ad diem hanc
Et fecisti tibi nomen sicut est dies hæc
-31 A die qua ædificaverunt eam usque ad diem istam
-39 Ut timeant me universis diebus
33-14 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
-15 In diebus illis, et in tempore illo, germinare faciam
-16 In diebus illis salvabitur Juda
-18 Et cædat victimas omnibus diebus
-20 Si irritum potest fieri pactum meum cum die
Ut non sit dies et nox in tempore suo
-25 Si pactum meum inter diem et noctem... non posui
34-13 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
35- 1 Quod factum est... in diebus Joakim filii Josiæ
- 7 In tabernaculis habitabitis cunctis diebus
Ut vivatis diebus multis super faciem terræ
- 8 Non biberemus vinum cunctis diebus nostris
-14 Et non biberunt usque ad diem hanc
-19 Non deficiet... stans in conspectu meo cunctis diebus
36- 2 Scribes in eo... a die qua locutus sum ad te
Ex diebus Josiæ usque ad diem hanc
- 6 Audiente populo in domo Domini, in die jejunii
-30 Et cadaver ejus projicietur ad æstum per diem
37-15 Et sedit ibi Jeremias diebus multis
38-28 Mansit... usque ad diem quo capta est Jerusalem
39-10 Dedit eis vineas et cisternas in die illa
-16 Erunt in conspectu tuo in die illa
-17 Et liberabo te in die illa, ait Dominus
41- 4 Secundo autem die postquam occiderat
42- 7 Cum autem completi essent decem dies
44- 6 Et versæ sunt in solitudinem... secundum diem hanc
-10 Non sunt mundati usque ad diem hanc;
-22 Quod non sit habitator, sicut est dies hæc
-23 Evenerunt vobis mala hæc, sicut est dies hæc
46-10 Dies autem ille... dies ultionis
-21 Quia dies interfectionis eorum venit
-26 Post hæc habitabitur sicut diebus pristinis
47- 4 Pro adventu diei, in quo vastabuntur omnes
48-12 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
-41 Et erit cor fortium Moab in die illa
-47 Convertam captivitatem Moab in novissimis diebus
49- 2 Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus
-22 Et erit cor fortium Idumææ in die illa
-26 Omnes viri prælii conticescent in die illa
-39 In novissimis autem diebus reverti faciam
50- 4 In diebus illis, et in tempore illo
-20 In diebus illis, et in tempore illo
-27 Væ eis, quia venit dies eorum
-30 Bellatores ejus conticescent in die illa
-31 Quia venit dies tuus, tempus visitationis tua
51- 2 Quoniam venerunt... in die afflictionis ejus
-47 Propterea ecce dies veniunt, et visitabo
-52 Propterea ecce dies veniunt, ait Dominus
52-11 Posuit eum... usque ad diem mortis ejus
-33 Comedebat panem... cunctis diebus vitæ
-34 Dabantur ei... statuta per singulos dies
Usque ad diem mortis suæ cunctis diebus vitæ ejus
Thren. 1- 7 Recordata est Jerusalem dierum afflictionis
Quæ habuerat a diebus antiquis, cum caderet
-12 Locutus est Dominus in die iræ furoris sui
-13 Posuit me... tota die mœrore confectam
-21 Adduxisti diem consolationis; et fient similes mei
2- 1 Et non est recordatus... in die furoris sui
- 7 Vocem dederunt in domo Domini, sicut in die solemni
-16 En ista est dies, quam expectabamus
-17 Complevit sermonem suum quem præceperat a diebus antiquis
-18 Deduc quasi torrentem lacrymas, per diem et noctem
-21 Interfecisti in die furoris tui
-22 Vocasti quasi ad diem solemnem qui terrerent me
Non fuit in die furoris Dom. qui effugeret
3- 3 Et convertit manum suam tota die
-14 Factus sum... canticum eorum tota die

Thren. 4-18 Completi sunt dies nostri: quia venit finis
5-20 Derelinques nos in longitudine dierum?
-21 Innova dies nostros sicut a principio
Baruc. 1- 2 In anno quinto, in septimo die mensis
- 8 Revocare in terram Juda decima die mensis Sivan
-11 Ut sint dies eorum, sicut dies cœli super terram
-12 Serviamus eis multis diebus
-13 Non est aversus furor ejus a nobis usque in hunc diem
-14 Legite librum... in die solemni, et in die opportuno
-15 Sicut est dies hæc omni Juda
-19 A die, qua eduxit patres nostros de terra Ægypti, usque ad diem hanc, eramus incredibiles
-20 Fluentem lac et mel, sicut hodierna die
2- 6 Confusio faciei sicut est dies hæc
-11 Et fecisti tibi nomen sicut est dies iste
-26 Invocatum est nomen tuum in ipso, sicut hæc dies
-28 In die qua præcepisti ei scribere legem
4-20 Clamabo ad Altissimum in diebus meis
-35 Ignis e. superveniet ei..in longiturnis diebus
Ezech. 1-28 Cum fuerit in nube in die pluviæ
2- 3 Prævaricati sunt pactum meum usque ad diem hanc
3-15 Mansi ibi septem diebus mœrens
-16 Cum autem pertransissent septem dies,
4- 4 Super eo, numero dierum quibus dormies
- 5 Dedi tibi annos iniquitatis eorum, numero dierum trecentos et nonaginta dies
- 6 Assumes iniquitatem domus Juda quadraginta diebus: diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi
- 8 Donec compleas dies obsidionis tuæ
- 9 Facies tibi panes numero dierum, quibus dormies super latus tuum: trecentis et nonaginta diebus comedes illud
-10 Erit in pondere viginti stateres in die
5- 2 Juxta completionem dierum obsidionis
7- 7 Venit tempus, prope est dies occisionis
-12 Venit tempus, appropinquavit dies
-19 Non valebit liberare eos in die furoris Dom.
12- 3 Et transmigrabis per diem coram eis
- 7 Vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis per diem
-22 In longum differentur dies, et peribit omnis visio
-23 Quod appropinquaverint dies, et sermo omnis visionis
-25 In diebus vestris domus exasperans loquar
-27 Visio, quam hic videt, in dies multos
13- 5 Ut staretis in prælio in die Domini
16- 4 Et quando nata es in die ortus tui
- 5 Sed projecta es... in die qua nata es
-22 Non es recordata dierum adolescentiæ tuæ.
-43 Quod non fueris recordata dierum adolescentiæ tuæ
-56 Non fuit...audita in ore tuo, in die superbiæ tuæ
-60 Et recordabor ego pacti mei tecum in diebus adolescentiæ tuæ
20- 5 In die, qua elegi Israel, et levavi manum
- 6 In die illa levavi manum meam pro eis
-29 Vocatum est nomen ejus excelsum usque ad hanc diem
21-25 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita.
-29 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita.
22- 4 Et appropinquare fecisti dies tuos
-14 Numquid sustinebit cor tuum... in diebus, quos ego faciam tibi?
-24 Tu es terra immunda et non compluta in die furoris
23-19 Recordans dies adolescentiæ suæ
-38 Polluerunt sanctuarium meum in die illa,
-39 Ingrederentur sanctuarium meum in die illa
24- 1 In mense decimo, decima die mensis
- 2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei hujus
-25 Ecce in die, qua tollam ab eis fortitudinem
-26 In die illa cum venerit fugiens ad te
-27 In die, inquam, illa, aperietur os tuum
26-18 Stupebunt naves in die pavoris tui:
27-27 Cadent in corde maris, in die ruinæ tuæ
28-13 Foramina tua in die, qua conditus es, præparata sunt
-15 Perfectus in viis tuis a die conditionis tuæ
29- 1 Undecima die mensis, factum est verbum Domini
-21 In die illo pullulabit cornu domui Israël
30- 2 Dicit Dominus Deus: Ululate, væ, væ diei
- 3 Quia juxta est dies, et appropinquat dies Domini, dies nubis, tempus Gentium erit
- 9 In die illa egredientur nuntii a facie mea

Ezech. 30- 9 Et erit pavor in eis in die Ægypti
-18 Et in Taphnis nigrescet dies
31-15 In die quando descendit ad inferos
32-10 Et obstupescent repente singuli pro anima sua in die ruinæ tuæ
33-12 In quacumque die peccaverit
In quacumque die conversus fuerit
In quacumque die peccaverit
34-12 In die quando fuerit in medio ovium
Dispersæ fuerant in die nubis et caliginis.
36-33 In die, qua mundavero vos ex iniquitatibus
38- 8 Post dies multos visitaberis
-10 In die illa ascendent sermones super cor tuum
-14 DicitD.Deus: Numquid non in die illo..scies?
-16 In novissimis diebus eris, et adducam te
-17 Ille es, de quo locutus sum in diebus antiquis
Prophetaverunt in diebus illor. temporum
-18 Erit in die illa, in die adventus Gog
-19 Quia in die illa erit commotio magna
39- 8 Hæc est dies, de qua locutus sum
-11 Erit in die illa: dabo Gog locum nominatum
-13 Erit eis nominata dies in qua glorificatus sum
-22 Ego D. Deus eorum a die illa, et deinceps
40- 1 In ipsa hac die facta est super me manus Do.
43-18 In quacumque die fuerit fabricatum
-22 Et in die secunda offeres hircum
-25 Septem diebus facies hircum pro peccato,
-26 Septem diebus expiabunt altare
-27 Expletis autem diebus in die octava et ultra
44-26 Septem dies numerabuntur ei
-27 Et in die introitus sui in sanctuarium
45-21 Quarta decima die mensis erit vobis Paschæ solemnitas; septem diebus azyma comedentur
-22 Et faciet princeps in die illa pro se
-23 Et in septem dierum solemnitate faciet
Arietes immaculatos quotidie septem diebus
-25 Quinta decima die mensis in solemnitate, faciet, sicut supra dicta sunt per septem dies
46- 1 Erit clausa sex diebus, in quibus opus fit: die autem sabbati aperietur, sed et in die calendarum aperietur
- 4 Offeret... in die sabbati sex agnos immacul
- 6 In die a. calendarum vitulum de armento
-12 Faciet... sicut fieri solet in die sabbati
48-35 Et nomen civitatis ex illa die, Dominus ibidem
Dan. 1- 5 Constituit eis rex annonam per singulos dies
-12 Tenta nos obsecro servos tuos diebus decem
-14 Tentavit eos diebus decem
-15 Post dies autem decem, apparuerunt vultus
-18 Completis itaque diebus, post quos dixerat..
2-44 In diebus a. regnorum illorum, suscitabit
3-71 Benedicite noctes et dies Domino
4-31 Igitur post finem dierum...oculos...levavi
5-11 In diebus patris tui scientia et sapientia inventæ sunt
6- 7 Usque ad triginta dies... mittatur ad lacum
-10 Tribus temporibus in die flectebat genua
-12 Usq. ad dies triginta, nisi te, rex, mitteretur
-13 Tribus temporibus per diem orat
7- 9 Throni positi sunt et antiquus dierum sedit
-13 Et usque ad antiquum dierum pervenit
-22 Donec venit antiquus dierum
8-14 Usque ad vesperam et mane, dies duo millia trecenti
-26 Visionem signa, quia post multos dies erit
-27 Ego Daniel langui, et ægrotavi per dies
9-15 Fecisti tibi nomen secundum diem hanc
10- 2 In diebus illis ego Daniel lugebam trium hebdomadarum diebus
- 3 Donec complerentur trium hebdomadarum dies
- 4 Die autem vigesima et quarta mensis primi
-12 Quia ex die primo, quo posuisti cor tuum
-13 Restitit mihi viginti et uno diebus
Quæ ventura sunt populo tuo in novissimis diebus, quoniam adhuc visio in dies
11-20 Et in paucis diebus conteretur
-33 Ruent... in captivitate et in rapina dierum
12-11 Dies mille ducenti nonaginta
-12 Pervenit usque ad dies mille trecentos
-13 Et stabis in sorte tua in finem dierum
13-15 Factum est a. cum observarent diem aptum
-27 Et facta est dies crastina
-52 Dixit ad eum: Inveterate dierum malorum
-62 Salvatus est sanguis innoxius in die illa
-64 Daniel autem factus est magnus... a die illa
14- 2 Et impendebantur in eo per dies singulos
- 3 Ibat per singulos dies adorare eum
- 30 Miserunt eum in lacum Leonum et erat ibi diebus sex,

Dan. 14-39 Venit ergo rex die septimo, ut lugeret
Osee. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz
Et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
- 5 Et in illa die conteram arcum Israel
-11 Et ascendent de terra : quia magnus dies Jezrahel
2- 3 Et statuam eam secundum diem nativitatis
-13 Et visitabo super eam dies Baalim
-15 Et canet ibi juxta dies juventutis suæ, et juxta dies ascensionis suæ de terra Ægypti
-16 Et erit in die illa, ait Dominus, vocabit me
-18 Et percutiam cum eis fœdus in die illa
-21 Et erit in die illa : Exaudiam, dicit Dominus
3- 3 Dixi ad eam : Dies multos expectabis me
- 4 Quia dies multos sedebunt filii Israël
- 5 Pavebunt ad Dom... in novissimo dierum
5- 9 In desolatione erit in die correptionis
6- 3 Vivificabit nos post duos dies
In die tertia suscitabit nos, et vivemus
7- 5 Dies regis nostri : cœperunt principes furere
9- 5 Quid facietis in die solemni, in die festivitatis Domini?
- 7 Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis
- 9 Peccaverunt sicut in diebus Gabaa
10- 9 Ex diebus Gabaa peccavit Israel
-14 Qui judicavit Baal in die prælii
12- 1 Tota die mendacium et vastitatem multiplicat
- 9 Adhuc sedere te faciam in tabernaculis, sicut in diebus festivitatis
Joel. 1- 2 Si factum est istud in diebus vestris, aut in diebus patrum vestrorum?
-15 A, a, a, diei, quia prope est dies Domini
2- 1 Quia venit dies Domini, quia prope est
- 2 Dies tenebrarum et caliginis, dies nubis
-11 Magnus enim dies Domini, et terribilis
-29 In diebus illis effundam spiritum meum
-31 Antequam veniat dies Domini magnus
3- 1 Quia ecce in diebus illis et in tempore
-14 Quia juxta est dies Domini in valle concisionis
-18 Et erit in die illa : Stillabunt montes
Amos. 1- 1 Quæ vidit super Israël in diebus Oziæ regis Juda, et in diebus Jeroboam filii Joas
-14 Devorabit ædes ejus in ululatu in die belli, et in turbine in die commotionis
2-16 Inter fortes nudus fugiet in illa die
3-14 Quia in die cum visitare cœpero
4- 2 Quia ecce dies venient super vos
- 4 Et afferte... tribus diebus decimas vestras.
5- 8 Et diem in noctem mutantem
-18 Væ desiderantibus diem Domini
Dies Domini ista, tenebræ et non lux
-20 Numquid non tenebræ dies Domini
6- 3 Qui separati estis in diem malum
8- 3 Stridebunt cardines templi in die illa
- 9 Et erit in die illa, dicit Dominus
Tenebrescere faciam terram in die luminis
-10 Ponam... et novissima ejus quasi diem amarum
-11 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
-13 In die illa deficient virgines pulchræ
9-11 In die illa suscitabo tabernaculum David
Et reædificabo illud sicut in diebus antiquis.
-13 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
Abdiæ. - 8 Numquid non in die illa, dicit Dominus,
-11 In die cum stares adversus eum
-12 Et non despicies in die fratris tui, in die peregrinationis ejus
Non lætaberis... in die perditionis eorum
Non magnificabis os tuum in die angustiæ.
-13 Neque ingredieris... in die ruinæ eorum
Neque despicies... in die vastitatis illius
Non emitteris... in die vastitatis illius
-14 Non concludes reliquos ejus in die tribulationis
-15 Quoniam juxta est dies Domini super omnes
Jonæ. 2- 1 Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus,
3- 3 Ninive erat civitas magna itinere trium dierum
- 4 Introire in civitatem itinere diei unius
Quadraginta dies, et Ninive subvertetur
Mich. 1- 1 Quod factum est... in diebus Joathan, Achaz
2- 4 In die illa sumetur super vos parabola
3- 6 Obtenebrabitur super eos dies
4- 1 In novissimo dierum erit mons domus Domini
- 6 In die illa, dicit Dominus, congregabo claudicantem
5- 2 Egressus ejus ab initio, a diebus æternitatis
-10 Et erit in die illa, dicit Dominus
7- 4 Dies speculationis tuæ, visitatio tua venit :
-11 Dies, ut ædificentur maceriæ tuæ; in die illa longe fiet lex

Mich. 7-12 In die illa et usque ad te veniet de Assur
-14 Pascentur Basan et Galaad juxta dies antiquos
-15 Secund. dies egressionis tuæ de terra Æg.
-20 Quæ jurasti patribus nostris a diebus antiquis
Nahum. 1- 7 Bonus Dominus, et confortans in die tribulationis
2- 3 Igneæ habenæ currus in die præparationis
3-17 Quæ considunt in sepibus in die frigoris
Habac. 1- 5 Quia opus factum est in diebus vestris
3-16 Ut requiescam in die tribulationis
Soph. 1- 1 Quod factum est.. in diebus Josiæ filii Amon
- 7 Quia juxta est dies Domini
- 8 In die hostiæ Dom. visitabo super principes
- 9 Ingreditur super limen in die illa
-10 Et erit in die illa, dicit Dominus
-14 Juxta est dies Domini magnus, juxta est et velox nimis: vox diei Domini amara
-15 Dies iræ, dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies calamitatis et miseriæ, dies tenebrarum et caliginis, dies nebulæ et turbinis
-16 Dies tubæ et clangoris super civitates
-18 Non poterit liberare eos in die iræ Domini
2- 2 Pariat jussio quasi pulverem transeuntem diem
Antequam veniat super vos dies indignat.
- 3 Abscondamini in die furoris Domini
3- 8 Expecta me... in die resurrectionis meæ
-11 In die illa non confunderis super cunctis
-16 In die illa dicetur Jerusalem : Noli timere ;
Aggæi. 1- 1 In mense sexto, in die una mensis
2- 1 In die vigesima et quarta mensis
-16 Ponite corda vestra a die hac et supra
-19 Ponite corda vestra ex die ista, et in futurum
A die vigesima et quarta noni mensis
A die, qua fundamenta jacta sunt templi
-20 Ex die ista benedicam
-24 In die illa, dicit Dominus exercituum,
Zach. 1- 7 In die vigesima et quarta undecimi mensis Sabath
2-11 Applicabuntur... ad Dominum in die illa
3- 9 Auferam iniquitatem terræ illius in die una
-10 In die illa, dicit Dominus exercituum
4-10 Quis enim despexit dies parvos?
6-10 Et venies tu in die illa et intrabis
8- 4 Baculus in manu ejus præ multitudine dierum
- 6 In diebus illis, numquid in oculis m. difficile
- 9 Qui auditis in his diebus sermones istos
In die qua fundata est domus Domini
-10 Siquidem ante dies illos merces hominum non erat
-11 Nunc a. non juxta dies priores ego faciam
-15 Sic conversus cogitavi in diebus istis
-23 In diebus illis, in quibus apprehendent
9-16 Salvabit eos Dom. Deus eorum in die illa
11-11 Et in irritum deductum est in die illa
12- 3 Et erit : In die illa ponam Jerusalem
- 4 In die illa, dicit Dominus, percutiam omnem equum
- 6 In die illa ponam duces Juda sicut caminum
- 8 In die illa proteget Dominus habitatores
Et erit qui offenderit ex eis in die illa
- 9 Et erit in die illa: Quæram conterere omnes
-11 In die illa magnus erit planctus in Jerusalem
13- 1 In die illa erit fons patens domui David
- 2 Et erit in die illa, dicit Dominus
14- 1 Ecce venient dies Do. et dividentur spolia
- 3 Sicut præliatus est in die certaminis
- 4 Stabunt pedes ejus in die illa super montem
- 5 Sicut fugistis... in diebus Oziæ regis Juda
- 6 Et erit in die illa : Non erit lux sed frigus
- 7 Et erit dies una, quæ nota est Domino, non dies, neque nox
- 8 Erit in die illa : Exibunt aquæ vivæ de Jer.
- 9 In die illa erit Dominus unus
-13 In die illa erit tumultus Domini magnus
-20 In die illa erit quod super frenum equi est
-21 Non erit...in domo Domini exercituum in die illo
Malac. 3- 2 Et quis poterit cogitare diem adventus ejus?
- 4 Sicut dies sæculi et sicut anni antiqui
- 7 A diebus enim patrum vestrorum recessistis
-17 In die qua ego facio, in peculium
4- 1 Ecce enim dies veniet succensa quasi caminus
Et inflammabit eos dies veniens
- 3 In die qua ego facio, dicit Dominus
- 5 Antequam veniat dies Domini magnus
1 Mac. 1-12 In diebus illis exierunt ex Israël
-30 Et post duos annos dierum misit rex principem
-41 Dies festi ejus conversi sunt in luctum

1 Mac. 1-48 Prohiberent celebrari sabbatum, et dies solemnes
-57 Die quinta decima mensis Casleu
-62 Quinta et vigesima die mensis sacrificabant
2- 1 In diebus illis surrexit Mathathias
-32 Constituerunt adversus eos prælium in die sabbatorum
-34 Ut polluamus diem sabbatorum
-41 Et cogitaverunt in die illa, dicentes : Omnis homo quicumque venerit ad nos in bello die sabbatorum
-49 Et appropinquaverunt dies Mathathiæ
3-12 Et erat pugnans in eo omnibus diebus
-29 Ut tolleret legitima quæ erant a primis diebus
-47 Et jejunaverunt illa die, et induerunt se
-49 Suscitaver. Nazaræos qui impleverant dies
4- 6 Et cum dies factus esset, apparuit Judas
-25 Facta est salus magna in Israel in die illa
-52 Surrexerunt quinta et vigesima die
-54 Secundum tempus et secundum diem
-56 Fecerunt dedicationem altaris diebus octo
-59 Ut agatur dies dedicationis altaris
Ab anno in annum per dies octo,
A quinta et vigesima die mensis Casleu
5-24 Et abierunt viam trium dierum per desertum
-27 Constituerunt...et tollere eos in una die
-34 Ceciderunt ex eis in die illa fere octo millia
-50 Oppugnavit civitatem tota die, et tota nocte
-55 Et in diebus quibus erat Judas et Jonathas in terra Galaad
-60 Et ceciderunt illo die...duo millia viri,
-67 In illa die ceciderunt sacerdotes in bello,
6- 9 Et erat illic per dies multos
-31 Et pugnaverunt dies multos, et fecerunt machinas
-51 Convertit castra ad locum sanctificationis dies multos
-52 Et pugnaverunt dies multos
7-16 Et occidit eos in una die
-43 Commiserunt... prælium tertia decima die
-45 Persecuti sunt eos viam unius diei
-48 Et egerunt diem illam in lætitia magna
-49 Et constituit agi omnibus annis diem istam, tertia decima die mensis Adar
-50 Et siluit terra Juda dies paucos
8-10 Illos redegerunt usque in hunc diem.
9-20 Et lugebant dies multos
-24 In diebus illis facta est fames magna valde
-27 Facta est tribulatio... qualis non fuit ex die
-34 Bacchides, et die sabbatorum venit ipse,
-43 Venit die sabbatorum usq. ad oram Jordanis
-49 Et ceciderunt... die illa mille viri
-64 Venit... Bethbessen : et oppugnavit eam dies multos
-71 Nihil facturum ei mali omnibus diebus vitæ ejus.
10-21 Induit se... in die solemni Scenopegiæ
-30 Relinquo vobis ex hodierno die et deinceps Galilæa, ex hodierna die, et in totum tempus
-34 Et omnes dies solemnes, et sabbata, et Neomeniæ, et dies decreti, et tres dies ante diem solemnem, et tres dies post diem solemnem
-47 Ipsi auxilium ferebant omnibus diebus.
-50 Et cecidit Demetrius in die illa.
-55 Felix dies, in qua reversus es ad terram patrum tuorum
11-18 Rex Ptolemæus mortuus est in die tertia
-20 In diebus illis congregavit Jonathas eos
-40 Et mansit ibi diebus multis
-48 Et occiderunt in illa die centum millia hominum
Et ceperunt spolia multa in die illa
-65 Simon... et expugnabat eam diebus multis,
-74 Et ceciderunt de alienigenis in die illa tria millia
12-11 Sine intermissione in diebus solemnibus
13-26 Et luxerunt eum dies multos.
-30 Quod fecit in Modin usque in hunc diem
-39 Remittimus... peccata usque in hodiernum diem
-43 In diebus illis applicuit Simon ad Gazam
-51 Intraverunt in eam tertia et vigesima die secundi mensis
-52 Constituit ut... agerentur dies hi cum lætitia
14- 4 Siluit o. terra Juda omnibus diebus Simonis
Placuit illis.. et gloria ejus, omnibus diebus
-13 Reges contriti sunt in diebus illis
-27 Octava decima die mensis Elul
-36 Et in diebus ejus prosperatum est
16- 2 Ab adolescentia usque in hunc diem

1 Mac. 16-24 Ecce hæc scripta sunt in libro dierum sacerdotii ejus
2 Mac. 1- 9 Frequentate dies Scenopegiæ mensisCasleu.
-18 Quinta et vigesima die mensis Casleu
Ut et vos quoque agatis diem Scenopegiæ, et diem ignis, qui datus est
2-12 Salomon octo diebus celebravit dedicationem
-16 Bene ergo facietis, si egeritis hos dies
3-14 Constituta autem die, intrabat de his Heliodorus ordinaturus,
5- 2 Contigit a... videri diebus quadraginta
-25 Quievit usque ad diem sanctum sabbati
6- 6 Neque dies solemnes patrii servabantur
- 7 Ducebantur a. cum amara necessitate in die natalis regis ad sacrificia
-11 Latenter sabbati diem celebrantes
-14 Ut eas, cum judicii dies advenerit.. puniat.
7-20 Pereuntes septem filios sub unius diei tempore conspiciens
8-27 Benedicentes Dominum, qui liberavit eos in isto die
10- 5 Qua die autem templum ab alienigenis pollutum fuerat, contigit eadem die purificationem fieri
- 6 Et cum lætitia diebus octo egerunt
Diem solemnem tabernaculorum... egerant
-8 Decreverunt..omnibus annis agere dies istos
-33 Obsederunt præsidium diebus quatuor
-35 Sed cum dies quinta illucesceret
11-21 Mensis Dioscori, die vigesima et quarta
-30 Qui commeant usque ad diem trigesimum
-33 Xanthici mensis quinta decima die
-38 Quinta decima die mensis Xanthici
12-31 Venerunt Jerosolymam die solemni
-38 Et cum septima dies superveniret
-39 Et sequenti die venit cum suis Juda
13-10 Ut die ac nocte Dominum invocarent
-17 Hoc autem factum est die illucescente
14- 4 Et ipsa quidem die siluit
-21 Itaque diem constituerunt qua... agerent
15- 1 Cogitavit.. die sabbati committere bellum
- 2 Sed honorem tribue diei sanctificationis
- 3 Qui imperavit agi diem sabbatorum
- 4 In cœlo potens, qui jussit agi septimam diem
-36 Decreverunt nullo modo diem istum absque celebritate præterire
-37 Tertia decima die mensis Adar, quod dicitur voce syriaca pridie Mardochæi diei
Matth. 2- 1 Cum ergo natus esset... in diebus Herodis
3- 1 In diebus a. illis venit Joannes Baptista
4- 2 Et cum jejunasset quadraginta diebus
6-34 Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi sufficit diei malitia sua
7-22 Multi dicent mihi in illa die : Domine
9-15 Venient a. dies cum auferetur ab eis sponsus
10-15 Tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gomorrhæorum, in die judicii
11-12 A diebus a. Joannis Baptistæ usque nunc
-22 Et Sidoni remissius erit, in die judicii
-23 Forte mansissent usque in hanc diem
-24 Terræ Sodomorum remissius erit, in die judicii, quam tibi.
12-36 Reddent rationem de eo in die judicii
-40 Fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus
Filius hominis in corde terræ tribus diebus
13- 1 In illo die exiens Jesus de domo, sedebat
16-21 Et occidi, et tertia die resurgere.
17- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum
-22 Occident eum, et tertia die resurget
20- 6 Quid hic statis tota die otiosi?
-12 Qui portavimus pondus diei et æstus.
-19 Et tradent eum... et tertia die resurget
22-23 In illo die accesserunt ad eum Saducæi
-46 Neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare
23-30 Si fuissemus in diebus patrum nostrorum,
24-19 Væ... et nutrientibus in illis diebus
-22 Et nisi breviati fuissent dies illi
Sed propter electos breviabuntur dies illi
-29 Statim a. post tribulationem dierum illorum
-36 De die autem illa et hora nemo scit
-37 Sicut autem in diebus Noë, ita erit et adventus Filii hominis
-38 Sicut enim erant in diebus ante diluvium
Usque ad eum diem quo intravit Noë in arcam
-50 Veniet dominus... in die qua non sperat,
25-13 Vigilate itaque, quia nescitis diem
26- 5 Dicebant autem : Non in die festo
-29 Non bibam amodo... usque in diem illum
27- 8 Ager sanguinis, usque in hodiernum diem
-15 Per diem autem solemnem consueverat præses
-62 Altera autem die, quæ est post Parasceven,
Matth. 27-63 Dixit adhuc vivens: Post tres dies resurgam:
-64 Jube ergo custodiri sepulcrum usque in diem tertium
28-15 Divulgatum est...usque in hodiernum diem.
-20 Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus
Marc. 1- 9 Et factum est : in diebus illis venit Jesus
-13 Erat in deserto quadraginta diebus,
2- 1 Et iterum intravit Capharnaüm post dies
-20 Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus : et tunc jejunabunt in illis diebus
4-27 Dormiat et exurgat nocte et die
-35 Et ait illis in illa die, cum sero esset
5- 5 Et semper die ac nocte... in montibus erat :
6-21 Et cum dies opportuna accidisset
8- 1 In diebus illis iterum cum turba multa esset,
-31 Quoniam oportet..et post tres dies resurgere
9- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum
-30 Occident eum, et occisus tertia die resurget,
10-34 Interficient eum : et tertia die resurget
11-12 Et alia die, cum exirent a Bethania, esuriit
13-17 Væ... et nutrientibus in illis diebus
-19 Erunt enim dies illi tribulationes tales
-20 Et nisi breviasset Dominus dies
Sed propter electos... breviavit dies
-24 Sed in illis diebus post tribulationem illam
-32 De die autem illo vel hora nemo scit,
14- 2 Non in die festo, ne forte tumultus fieret
-12 Et primo die azymorum... dicunt ei
-25 Quia jam non bibam... usque in diem illum
15- 6 Per diem autem festum solebat dimittere illis unum
-29 Destruis templum Dei, et in tribus diebus reædificas
Luc. 1- 5 Fuit in diebus Herodis, regis Judææ
- 7 Quod...et ambo processissent in diebus suis;
-18 Et uxor mea processit in diebus suis
-20 Eris tacens... usque in diem quo hæc fiant,
-23 Ut impleti sunt dies officii ejus, abiit
-24 Post hos a. dies concepit Elisabeth uxor
-25 In diebus, quibus respexit auferre opprobrium
-39 Exurgens autem Maria in diebus illis
-59 Et factum est in die octavo, venerunt
-75 Justitia coram ipso omnibus diebus nostris.
-80 Erat in desertis usque in diem ostensionis suæ ad Israël
2- 1 Factum est autem in diebus illis
- 6 Cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret
-21 Postquam consummati sunt dies octo
-22 Postquam impleti sunt dies purgationis ejus
-36 Hæc processerat in diebus multis
-37 Et obsecrationibus serviens nocte ac die
-41 Ibant... in Jerusalem, in die solemni Paschæ
-42 Ascendentibus...secundum consuetudinem diei festi
-43 Consummatisque diebus cum redirent
-44 Venerunt iter diei et requirebant eum
4- 2 Diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo
Et nihil manducavit in diebus illis
-16 Intravit... die sabbati in synagogam
-19 Prædicare... et diem retributionis.
-25 Multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israël
-42 Facta autem die egressus ibat in desertum
5-17 Et factum est in una dierum et ipse sedebat
-35 Venient autem dies : cum ablatus fuerit
Tunc jejunabunt in illis diebus
6-12 Factum est a. in illis diebus, exiit in montem
-13 Et cum dies factus esset, vocavit Discipulos
-23 Gaudete in illa die, et exultate
8-22 Factum est autem in una dierum
9-12 Dies autem cœperat declinare
-22 Quia oportet... et tertia die resurgere
-28 Factum est a. post hæc verba fere dies octo
-36 Et nemini dixerunt in illis diebus quidquam
-51 Dum complerentur dies assumptionis ejus
10-12 Quia Sodomis in die illa remissius erit
-35 Et altera die protulit duos denarios
12-46 Veniet dominus... in die qua non sperat
13-14 Sex dies sunt, in quibus oportet operari
Venite, et curamini et non in die sabbati
-16 Non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati
-31 In ipsa die accesserunt quidam Pharisæorum
-32 Perficio hodie et cras et tertia die consummor.
14- 5 Non continuo extrahet illum die sabbati
15-13 Et non post multos dies congregatis omnibus
17- 4 Si septies in die peccaverit in te
Et septies in die conversus fuerit ad te
-22 Venient dies quando desideretis videre unum diem Filii hominis et non videbitis
-24 Ita erit Filius hominis in die sua
-26 Et sicut factum est in diebus Noë, ita erit et in diebus Filii hominis
-27 Usque in diem, qua intravit Noë in arcam
Luc. 17-28 Similiter sicut factum est in diebus Lot
-29 Qua die autem exiit Lot a Sodomis
-30 Hæc erit qua die Filius hominis revelabitur
18- 7 Non faciet vindictam... clamantium ad se die ac nocte
-33 Occident eum, et tertia die resurget
19-42 Si cognovisses et tu et quidem in hac die tua
-43 Quia venient dies in te : et circumdabunt te
20- 1 Factum est in una dierum docente illo populum
21- 6 Venient dies in quibus non relinquetur lapis
-22 Quia dies ultionis hi sunt ut impleantur om.
-23 Væ... et nutrientibus in illis diebus
-34 Et superveniat in vos repentina dies illa
-37 Erat autem diebus docens in templo
22- 1 Appropinquabat a. dies festus azymorum
- 7 Venit autem dies azymorum
-66 Et ut factus est dies, convenerunt seniores
23- 7 Qui et ipse Jerosolymis erat illis diebus
-12 Facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die
-17 Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum
-29 Quoniam ecce venient dies in quibus dicent
-54 Et dies erat Parasceves, et sabbatum illucescebat
24- 7 Oportet... crucifigi, et die tertia resurgere
-13 Duo ex illis ibant ipsa die in castellum
-18 Non cognovisti quæ facta sunt in illa his diebus?
-21 Tertia dies est hodie quod hæc facta sunt
-29 Advesperascit, et inclinata est jam dies
Joan. 1-29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem
-39 Venerunt... et apud eum manserunt die illo
2- 1 Et die tertia nuptiæ factæ sunt in Cana
-12 Et ibi manserunt non multis diebus
-19 Et in tribus diebus excitabo illud
-20 Et tu in tribus diebus excitabis illud ?
-23 Cum a. esset Jerosolymis in Pascha in die festo
4-40 Rogaverunt eum... Et mansit ibi duos dies
-43 Post duos autem dies exiit inde : et abiit
-45 Quæ fecerat Jerosolymis in die festo
Et ipsi enim venerant ad diem festum
5- 1 Post hæc erat dies festus Judæorum
- 9 Erat autem sabbatum in die illo.
6- 4 Erat a. proximum Pascha, dies festus Judæorum
-22 Altera die, turba quæ stabat trans mare, vidit
-39 Sed resuscitem illud in novissimo die.
-40 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
-44 Et resuscitabo eum in novissimo die.
-55 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
7- 2 Erat a. in proximo dies festus Judæorum
- 8 Vos ascendite ad diem festum hunc,
Ego a. non ascendo ad diem festum istum
-10 Tunc et ipse ascendit ad diem festum
-11 Judæi ergo quærebant eum in die festo
-37 In novissimo a. die magno festivitatis
8-56 Pater vester exultavit ut videret diem meum
9- 4 Me oportet operari... donec dies est
11- 6 Mansit in eodem loco duobus diebus
- 9 Nonne duodecim sunt horæ diei ?
Si quis ambulaverit in die, non offendit
-17 Et invenit eum quatuor dies jam.. habentem
-24 Scio quia resurget... in novissimo die
-53 Ab illo... die cogitaverunt ut interficer. eum
-56 Quid putatis, quia non venit ad diem festum
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit
- 7 Sinite illam, ut in diem sepulturæ meæ servet illud
-12 Turba multa, quæ venerat ad diem festum
-20 Qui ascenderant ut adorarent in die festo
13- 1 Ante diem festum Paschæ, sciens Jesus
-29 Eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum
14-20 In illo die vos cognoscetis, quia ego sum
16-23 Et in illo die me non rogabitis quidquam
-26 In illo die in nomine meo petetis;
19-31 Erat enim magnus dies ille sabbati
20-19 Cum ergo sero esset die illo, una sabbatorum
-26 Post dies octo, iterum erant Discipuli ejus intus
Act. 1- 2 Usque in diem, qua... assumptus est
- 3 Per dies quadraginta apparens eis, et loquens
- 5 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies
-15 In diebus illis exurgens Petrus in medio
-22 Usque in diem qua assumptus est a nobis
2- 1 Et cum complerentur dies Pentecostes
-15 Hi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia
-17 Et erit in novissimis diebus, dicit Dominus
-18 In diebus illis effundam de Spiritu meo
-20 Antequam veniat dies Domini magnus
-29 Sepulcrum ejus est apud nos usque in hodiernum diem
-41 Et appositæ sunt in die illa animæ

Act. 3-24 Qui locuti sunt, annuntiaverunt dies istos.
5-36 Ante hos enim dies extitit Theodas
-37 Extitit Judas Galilæus in diebus professionis
-42 Omni autem die non cessabant, in templo
6- 1 In diebus autem illis... factum est murmur
7- 8 Genuit Isaac et circumcidit eum die octavo
-26 Sequenti vero die apparuit illis litigantibus
-41 Et vitulum fecerunt in diebus illis
-45 Quas expulit Deus... usque in diebus David
8- 1 Facta est autem in illa die persecutio magna
9- 9 Et erat ibi tribus diebus non videns
-19 Fuit a. cum Discipulis... per dies aliquot
-23 Cum autem implerentur dies multi
-24 Custodiebant a. et portas die ac nocte
-37 Factum est autem in diebus illis
-43 Factum est autem ut dies multos moraretur in Joppe
10- 3 Is vidit... quasi hora diei nona
- 9 Postera autem die iter illis facientibus
-23 Sequenti autem die surgens profectus est
-24 Altera autem die introivit Cæsaream.
-30 Cornelius ait : A nudius quarta die, usque ad hanc horam
-40 Hunc Deus suscitavit tertia die
-48 Rogaverunt eum ut maneret apud eos aliquot diebus
11-27 In his autem diebus supervenerunt
12- 3 Erant autem dies azymorum
-18 Facta autem die, erat non parva turbatio
-21 Statuto autem die Herodes, vestitus veste regia, sedit pro tribunali
13-14 Ingressi synagogam die sabbatorum,
-30 Deus vero suscitavit eum a mortuis tertia die; qui visus est per dies multos his
-41 Quia opus operor ego in diebus vestris
14-19 Et postera die profectus est cum Barnaba
15- 7 Quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit
-36 Post aliquot autem dies dixit... Paulus
16-11 Venimus Samothraciam, et sequenti die Neapolim
-12 Eramus autem in hac urbe diebus aliquot
-13 Die autem sabbatorum egressi sumus foras
-18 Hoc autem faciebat multis diebus.
-35 Et cum dies factus esset, miserunt magistratus lictores
17-17 Disputabat... et in foro, per omnes dies
-31 Statuit diem, in quo judicaturus est orbem
20- 6 Navigavimus post dies azymorum a Philip.
Venimus... Troadem in diebus quinque
Ubi demorati sumus diebus septem
-15 Sequenti die venimus contra Chium
Sequenti die venimus Miletum
-16 Ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis.
-18 Vos scitis, a prima die qua ingressus sum
-26 Quapropter contestor vos hodierna die
-31 Per triennium nocte et die non cessavi
21- 1 Venimus Coum et sequenti die Rhodum
- 4 Inventis autem Discipulis, mansimus ibi diebus septem
- 5 Et expletis diebus profecti ibamus
- 7 Salutatis fratribus, mansimus die una apud illos
-15 Post dies a. istos præparati, ascendebamus
-18 Sequenti autem die introibat Paulus
-26 Postera die purificatus cum illis intravit
Annuntians expletionem dierum purificationis
-27 Dum autem septem dies consummarentur,
-38 Nonne tu es Ægyptius qui ante hos dies tumultum concitasti
22- 6 Eunte me, et appropinquante Damasco media die
-30 Postera autem die volens scire diligentius
23- 1 Conversatus sum ante Deum usque in hodiernum diem
-12 Facta autem die collegerunt se quidam
-20 Ut crastina die producas Paulum in concilium.
-32 Et postera die dimissis equitibus
24- 1 Post quinque autem dies descendit princeps
-11 Quia non plus sunt mihi dies, quam duodecim
-24 Post aliquot autem dies veniens Felix
25- 6 Demoratus a... dies non amplius quam octo
Et altera die sedit pro tribunali
-13 Et cum dies aliquot transacti essent
-14 Et cum dies plures ibi demorarentur
-17 Sequenti die sedens pro tribunali, jussi adduci virum
-23 Altera autem die, cum venisset Agrippa
26- 7 Nocte ac die deservientes sperant devenire
-13 Die media in via, vidi, rex, de cœlo
-22 Auxilio autem adjutus Dei, usque in hodiernum diem sto

Act. 27- 3 Sequenti autem die devenimus Sidonem
- 7 Cum multis diebus tarde navigaremus
-18 Nobis... jactatis, sequenti die jactum fecerunt
-19 Et tertia die suis manibus armamenta navis projecerunt
-20 Neq. sideribus apparentibus per plures dies
-29 Mittentes anchoras quatuor, optabant diem fieri
-33 Quarta decima die hodie expectantes jejuni
-39 Cum autem dies factus esset, terram non agnoscebant
28-13 Et post unum diem flante Austro, secunda die venimus Puteolos:
-14 Rogati sumus manere apud eos dies septem
-17 Post tertium autem diem convocavit primos
-23 Cum constituissent autem illi diem, venerunt
Rom. 2- 5 Thesaurizas tibi iram in die iræ,
-16 In die, cum judicabit Deus occulta hominum
8-36 Quia propter te mortificamur tota die
10-21 Tota die expandi manus meas ad populum
11- 8 Ut non audiant, usque in hodiernum diem
13-12 Nox præcessit, dies autem appropinquavit
-13 Sicut in die honeste ambulemus
14- 5 Nam alius judicat diem inter diem, alius autem judicat omnem diem
- 6 Qui sapit diem, Domino sapit
1 Cor. 1- 8 In die adventus Domini nostri Jesu Christi.
3-13 Dies enim Domini declarabit
4- 3 Mihi autem pro minimo est ut a vobis judicer, aut ab humano die
5- 5 Ut spiritus salvus sit in die Domini nostri
10- 8 Ceciderunt una die viginti tria millia.
15- 4 Resurrexit tertia die secundum Scripturas
2 Cor. 1-14 In die Domini nostri Jesu Christi
3-14 Usque in hodiernum enim diem idipsum velamen
-15 Usque in hodiernum diem... velamen positum est...
4-16 Is, qui intus est, renovatur de die in diem
6- 2 Exaudivi te, et in die salutis adjuvi te
Ecce nunc tempus... ecce nunc dies salutis
11-25 Ter naufragium feci, nocte et die in profundo
Galat. 1-18 Et mansi apud eum diebus quindecim
4-10 Dies observatis, et menses, et tempora
Ephes. 4-30 In quo signati estis in diem redemptionis
5-16 Redimentes tempus, quoniam dies mali sunt
6-13 Ut possitis resistere in die malo
Philip. 1- 5 In Evangelio Christi a prima die usque nunc
- 6 Perficiet usque in diem Christi Jesu
-10 Ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi
2-16 Continentes ad gloriam meam in die Christi
3- 5 Circumcisus octavo die ex genere Israël
Colos. 1- 6 Crescit, sicut in vobis ex ea die qua audistis,
- 9 Ideo et nos ex qua die audivimus
2-16 Aut in parte diei festi, aut neomeniæ
1 Thes. 2- 9 Nocte ac die operantes... prædicavimus in vobis
3-10 Nocte ac die abundantius orantes
5- 2 Quia dies Domini sicut fur in nocte ita veniet
- 4 Ut vos dies illa tanquam fur comprehendat.
- 5 Vos filii lucis estis, et filii diei :
- 8 Nos autem, qui diei sumus, sobrii simus
2 Thes. 1-10 Creditum est testimonium nostrum super vos in die illo
2- 2 Quasi instet dies Domini
3- 8 Et in fatigatione, nocte et die operantes
1 Tim. 5- 5 Instet... et orationibus nocte ac die
2 Tim. 1- 3 Habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die
-12 Potens est... servare in illum diem
-18 Det... invenire misericordiam a Domino in illa die
3- 1 Quod in novissimis diebus instabunt tempora
4- 8 Quam reddet mihi Dominus in illa die
Hebr. 1- 2 Novissime diebus istis locutus est nobis
3- 8 Secundum diem tentationis in deserto
-13 Adhortamini vosmetipsos per singulos dies
4- 4 Dixit e. in quodam loco de die septima sic
Et requievit Deus die septima, ab omnibus
- 7 Iterum terminat diem quemdam.
- 8 Nunquam, de alia loqueretur post hac, die
5- 7 Qui in diebus carnis suæ... possit illum salvum facere
7- 3 Neque initium dierum, neque finem vitæ habens
8- 8 Ecce dies venient, dicit Dominus
- 9 In die qua apprehendi manum eorum ut educerem
-10 Quod disponam domui Israël post dies illos
10-16 Quod testabor ad illos post dies illos

Hebr. 10-25 Tanto magis quanto videritis appropinquantem diem
-32 Rememoramini autem pristinos dies,
11-30 Corruerunt, circuitu dierum septem,
12-10 In tempore paucorum dierum... erudiebant nos.
Jacob. 5- 3 Thesaurizastis vob. iram in novissimis diebus,
- 5 Enutristis corda vestra in die occisionis,
1 Petr. 2-12 Glorificent Deum in die visitationis.
3-10 Qui enim vult... et dies videre bonos,
-20 Quando expectabant Dei patientiam in diebus Noë,
2 Petr. 1-19 Donec dies elucescat, et lucifer oriatur
2- 8 Apud eos qui de die in diem animam... cruciabant.
- 9 Iniquos vero in diem judicii reservare cruciandos.
-13 Voluptatem existimantes diei delicias.
3- 3 Venient in novissimis diebus... illusores,
- 7 Repositi sunt, igni reservati in diem judicii
- 8 Quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus.
-10 Adveniet autem dies Domini ut fur :
-12 Properantes in adventum diei Domini,
-18 Ipsi gloria, et nunc et in diem æternitatis.
Joan. 4-17 Ut fiduciam habeamus in die judicii :
Judæ. - 6 Sed dereliquerunt suum domicilium, in judicium magni diei,
Apoc. 1-10 Fui in spiritu in Dominica die, et audivi
2-10 Et habebitis tribulationem diebus decem
-13 In diebus illis Antipas testis meus fidelis
4- 8 Requiem non habebant die ac nocte
6-17 Quoniam venit dies magnus iræ ipsorum
7-15 Et serviunt ei die ac nocte in templo ejus
8-12 Ita ut... et diei non luceret pars tertia
9- 6 Et in diebus illis quærent homines mortem
-15 Qui parati erant in horam et diem,
10- 7 Sed in diebus vocis septimi Angeli,
11- 3 Et prophetabunt diebus mille ducentis
- 6 Ne pluat diebus prophetiæ ipsorum :
- 9 Et videbunt... corpora eor. per tres dies
-11 Et post dies tres et dimidium, spiritus
12- 6 Ut ibi pascant eam diebus mille ducentis sexaginta.
-10 Accusabat illos.. die ac nocte.
14-11 Nec habent requiem die ac nocte,
16-14 Ad diem magnum omnipotentis Dei
18- 8 Ideo in una die venient plagæ ejus, mors,
20-10 Pseudoprophetæ cruciabuntur die ac nocte,
21-25 Et portæ ejus non claudentur per diem :

DIEVI.

Populi quorum non certus est locus.

1 Esdr. 4- 9 Babylonii, Susanechæi, Dievi, et Ælamitæ

DIFFAMO.

Deut. 22-19 Diffamavit nomen pessimum super virginem
Sap. 2-12 Diffamat in nos peccata disciplinæ nostræ
Matth. 9-31 Diffamaverunt eum in tota terra illa
Marc. 1-45 Cœpit prædicare et diffamare sermonem
Luc. 16- 1 Et hic diffamatus est apud illum
1 Thes. 1- 8 A vobis enim diffamatus est sermo Domini,

DIFFERENTIA.

Levit. 11-47 Ut differentias noveritis mundi
Sap. 7-20 Differentias virgultorum, et virtutes radicum,
18- 2 Ut esset differentia, donum petebant
Prolog. Eccli. Non parvam habent differentiam
1 Mac. 3-18 Non est differentia in conspectu Dei cœli

DIFFERENTIUS.

Hebr. 1- 4 Quanto differentius præ illis nomen hæreditavit

DIFFERO, *id est, moror.*

Gen. 34-19 Nec distulit adolescens quin statim quod petebatur expleret
-22 Unum est, quo differtur tantum bonum
Num. 30-15 Et in alteram diem distulerit sententiam
Deut. 7-10 Ita ut disperdat eos, et ultra non differat
32-27 Sed propter iram inimicorum distuli
Psal. 77-21 Ideo audivit Dominus, et distulit
88-39 Et despexisti : distulisti Christum tuum
Prov. 13-12 Spes, quæ differtur, affligit animam
29-11 Sapiens differt, et reservat in posterum
Eccli. 5- 8 Et ne differas de die in diem
7-20 Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem
Ezech. 12-22 In longum differentur dies, et peribit omnis visio
Act. 24-22 Distulit autem illos Felix, certissime sciens

DIFFERO, *id est, dissimilis sum.*

Eccle. 2-13 Quantum differt lux a tenebris
Rom. 12- 6 Secundum gratiam, quæ data est nobis, differentes :
1 *Cor.* 15-41 Stella enim a stella differt in claritate
Galat. 4- 1 Hæres parvulus est, nihil differt a servo

DIFFICILE. *Adverb.*

Eccle. 1-15 Perversi difficile corriguntur
4-12 Funiculus triplex difficile rumpitur
Eccli. 13-32 Faciem bonam difficile invenies
26-28 Difficile exuitur negotians a negligentia
Matth. 19-23 Dives difficile intrabit in regnum cœlorum
Marc. 10-23 Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt !
Luc. 18-24 Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt !

DIFFICILIS, E.

Gen. 18-14 Numquid Deo quidquam est difficile ?
Deut. 1-17 Si difficile vobis visum aliquid fuerit
17- 8 Si difficile... judicium esse perspexeris
1 *Reg.* 14- 6 Quia non est Domino difficile salvare
2 *Reg.* 13- 2 Difficile ei videbatur ut quippiam inhoneste ageret
4 *Reg.* 2-10 Respondit : Rem difficilem postulasti
Prov. 30-18 Tria sunt difficilia mihi
Eccle. 1- 8 Cunctæ res difficiles : non potest eas homo
Sap. 5- 7 Et ambulavimus vias difficiles
9-16 Et difficile æstimamus quæ in terra sunt
Eccli. 26-28 Duæ species difficiles et periculosæ mihi apparuerunt
Jerem. 32-17 Non erit tibi difficile omne verbum ?
-27 Numquid mihi difficile erit omne verbum ?
Zach. 8- 6 Si videbitur difficile in oculis
Numquid in oculis meis difficile erit ?
2 *Mac.* 9-24 Si quid.... difficile nuntiaretur
12-21 Erat enim inexpugnabile et accessu difficile
Marc. 10-24 Quam difficile est... regnum Dei introire
2 *Petr.* 3-16 Sunt quædam difficilia intellectu

DIFFICULTAS.

Gen. 35-17 Ob difficultatem partus periclitari cœpit
Num. 20-19 Nulla erit in pretio difficultas
2 *Mac.* 2-25 Considerantes... et difficultatem volentibus aggredi
13-18 Arte difficultatem locorum tentabat

DIFFIDENTES.

Baruc. 1-17 Et non credimus, diffidentes in eum

DIFFIDENTIA.

Rom. 4-20 Dei non hæsitavit diffidentia
Ephes. 2- 2 Operatur in filios diffidentiæ
5- 6 Venit ira Dei in filios diffidentiæ

DIFFUGIO.

Josue. 8-20 Non potuerunt ultra huc illucque diffugere
1 *Reg.* 14-16 Ecce multitudo prostrata et huc illucque diffugiens
Jerem. 52- 8 Omnis comitatus ejus diffugit ab eo

DIFFUNDO.

2 *Reg.* 5-18 Philisthiim... diffusi sunt in valle Raphaïm
-22 Et diffusi sunt in valle Raphaïm
1 *Par.* 14- 9 Venientes diffusi sunt in valle Raphaïm
-13 Irruerunt, et diffusi sunt in valle
2 *Par.* 25-13 Exercit... diffusus est in civitatibus Juda
28-18 Philisthiim quoque diffusi sunt per urbes
Psal. 44- 3 Diffusa est gratia in labiis tuis
Prov. 23-32 Sicut regulus venena diffundet
Sap. 2- 3 Spiritus diffundetur tanquam mollis aër
5-15 Tanquam fumus qui a vento diffusus est
Habac. 1- 8 Et diffundentur equites ejus
2 *Mac.* 8- 7 Fama virtutis ejus ubique diffundebatur
Act. 1-18 Et diffusa sunt omnia viscera ejus
Rom. 5- 5 Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris

DIGERO.

Josue. 8-32 Quod ille digesserat coram filiis Israël
1 *Reg.* 1-14 Digere paulisper vinum, quo mades
25-37 Diluculo a. cum digessisset vinum Naball
2 *Par.* 20-34 Quæ digessit in libros Regum Israël
Dan. 5-25 Hæc est autem scriptura quæ digesta est
2 *Mac.* 5- 3 Cursus equorum per ordines digestos

DIGITUS.

Exod. 8-19 Dixerunt malefici... : Digitus Dei est hic
25-25 Et ipsi labio coronam interrasilem altam quatuor digitis
29-12 Pones super cornua altaris digito tuo
31-18 Deditq... duas tabulas... scriptas digito Dei
37-12 Coronam... interrasilem quatuor digitorum
Levit. 4- 6 Cumque intinxerit digitum in sanguine
Levit. 4-17 Tincto digito aspergens septies contra velum
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine
-30 Tolletque sacerdos de sanguine in digito
-34 Sumetque... de sanguine ejus digito suo
8-15 Tincto digito, tetigit cornua altaris
9- 9 In quo tingens digitum, tetigit cornua
14-16 Tingetque digitum dextrum in eo
-27 In quo tingens digitum dextræ manus
16-14 Et asperget digito septies contra propitiatorium
-19 Aspergensque digito septies expiet
Num. 19- 4 Et tingens digitum in sanguine ejus
Deut. 9-10 Duas tabulas lapideas scriptas digito Dei
Judic. 18-19 Tace, et pone digitum super os tuum
2 *Reg.* 21-20 Senos in manibus pedibusq. habebat digitos
3 *Reg.* 12-10 Minimus digitus meus grossior est dorso
1 *Par.* 20- 6 Homo longissimus, senos habens digitos
2 *Par.* 10-10 Minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei
Job. 21- 5 Et superponite digitum ori vestro
29- 9 Et digitum superponebant ori suo
Psal. 8- 4 Videbo cœlos tuos opera digitorum tuorum
143- 1 Qui docet... et digitos meos ad bellum
Prov. 6-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur
7- 3 Liga eam digitis tuis, scribe illam in tabul
31-19 Et digiti ejus apprehenderunt fusum
Cant. 5- 5 Et digiti mei pleni myrrha probatissima
Sap. 15-15 Neque digiti manuum ad tractandum
Isai. 2- 8 Adoraverunt quod fecerunt digiti eorum
17- 8 Quæ operati sunt digiti ejus non respiciet
40-12 Quis appendit tribus digitis molem terræ
58- 9 Si... et desieris extendere digitum
59- 3 Manus enim vestræ pollutæ sunt sanguine, et digiti vestri iniquitate
Jerem. 52-21 Porro grossitudo ejus quatuor digitorum
Dan. 2-41 Quia vidisti pedum et digitorum partem
-42 Et digitos pedum ex parte ferreos
5- 5 In eadem hora apparuerunt digiti, quasi manus hominis scribentis
Matth. 23- 4 Digito autem suo nolunt ea movere
Marc. 7-33 Misit digitos suos in auriculas ejus
Luc. 11-20 Porro si in digito Dei ejicio dæmonia
-46 Et ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas
16-24 Ut intingat extremum digiti sui in aquam
Joan. 8- 6 Inclinans se deors. digito scribebat in terra
20-25 Et mittam digitum meum in locum clavorum
-27 Infer digitum tuum huc et vide manus

DIGNATIO.

Eccli. 32- 3 Et dignationem consequaris corrogationis

DIGNE.

2 *Par.* 1-10 Quis enim potest... populum tuum digne... judicare
Job. 37-23 Digne eum invenire non possumus
Sap. 14-30 Utraque ergo illis evenient digne
16- 1 Per his similia passi sunt digne tormenta
2 *Mac.* 15-39 Sin aut. minus digne concedendum est mihi
Rom. 16- 2 Ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis
Ephes. 4- 1 Obsecro itaque vos... in Domino, ut digne ambuletis vocatione
Philip. 1-27 Tantum digne Evangelio Christi conversamini
Colos. 1-10 Ut ambuletis digne Deo per omnia placentes
1 *Thes.* 2-12 Testificati sumus ut ambularetis digne Deo
3 *Joan.* - 6 Quos benefaciens, deduces digne Deo

DIGNITAS.

Esth. 9- 3 Omnisq. dignitas quæ singulis locis..præerat:
10- 2 Et dignitas, atque sublimitas qua exaltavit Mardochæum
Prov. 14-28 In multitudine populi dignitas regis
16-31 Corona dignitatis senectus
20-29 Et dignitas senum, canities
Eccle. 10- 6 (*Vidi*) positum stultum in dignitate sublimi:
Eccli. 44- 3 Nuntiantes in prophetis dignitatem prophetarum
45-30 Ut sit illi et semini ejus sacerdotii dignitas in æternum
Baruc. 4- 3 Ne tradas... et dignitatem tuam genti alienæ
Ezech. 24-25 Tollam ab eis... gaudium dignitatis
1 *Mac.* 10-24 Scribam et ego illis... dignitates, et dona

DIGNOR.

Ruth. 2-10 Nosse me dignareris peregrinam mulierem ?
Tobiæ. 12- 4 Si forte dignabitur medietatem de omnibus
- 5 Ut dignaretur dimidiam partem omnium
Judith. 5- 5 Ait : Si digneris audire, Domine mi
9- 6 Castra Ægyptiorum videre dignatus es
Job. 30- 1 Quorum non dignabar patres ponere
2 *Thes.* 1-11 Ut dignetur vos vocatione sua Deus

DIGNOSCOR.

Eccli. 4-29 In lingua enim sapientia dignoscitur

DIGNUS, A, UM.

Gen. 23- 9 Pecunia digna tradat eam mihi
Exod. 30-35 Faciesque thymiama... sanctificatione dignissimum
Deut. 25- 2 Sin a. eum... dignum viderint plagis
2 *Reg.* 23-21 Interfecit... virum dignum spectaculo
3 *Reg.* 20-42 Dimisisti virum dignum morte de manu tua
21- 2 Si commodius tibi putas argenti pretium, quanto digna est
2 *Par.* 2- 6 Ut ædificet ei dignam domum ?
Tobiæ. 3-19 Illi forsitan me non fuerunt digni
12- 2 Aut quid dignum poterit esse beneficiis ejus?
- 3 Quid illi ad hæc poterimus dignum dare
Judith. 6- 6 Dum dignas mei gladii pœnas exceperint
Esth. 1- 7 Ut magnificentia regia dignum erat
16- 5 Cuncta agunt ut omnium laude digni sint
-23 Dignam pro fide recipere mercedem
Job. 3- 7 Sit nox illa solitaria, nec laude digna
14- 3 Dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos
33-27 Vere deliqui, et, ut eram dignus, non recepi
Prov. 12- 4 Quæ confusione res dignas gerit
18-13 Stultum se esse demonstrat, et confusione dignum
Eccle. 9- 1 Nescit homo utrum amore an odio dignus sit
Cant. 7- 9 Guttur tuum... dignum dilecto meo ad potandum
Sap. 1-16 Quoniam digni sunt qui sint ex parte illius
3- 5 Tentavit eos, et invenit illos dignos se
6-17 Quoniam dignos se ipsa circuit quærens
7-15 Dedit Deus... et præsumere digna horum quæ mihi dantur
9-12 Et ero dignus sedium patris mei
12- 7 Ut dignam perciperent peregrinationem
-26 Dignum Dei judicium experti sunt
13-15 Et faciat ei dignam habitationem
15- 6 Malorum amatores, digni sunt qui spem habeant in talibus
16- 9 Quia digni erant ab hujusmodi exterminari
18- 4 Digni quidem illi carere luce et pati
19- 4 Ducebat enim illos ad hunc finem digna necessitas
Eccli. 6-15 Et non est digna ponderatio auri
14-11 Et Deo dignas oblationes offer
26-20 Ponderatio non est digna continentis
Isai. 32- 8 Quæ digna sunt principe cogitabit
Jerem. 10-15 Vana sunt, et opus risu dignum
51-18 Vana sunt opera et risu digna... peribunt
Baruc. 6-43 Exprobrat quod ea non sit digna habita
Mich. 6- 6 Quid dignum offeram Domino ?
1 *Mac.* 8-15 Consilium agentes..ut quæ digna sunt gerant
10-54 Dabo tibi dona, et ipsi, digna te
2 *Mac.* 3- 2 Locum summo honore dignum ducerent
4-25 Nihil quidem habens dignum sacerdotio
6-23 Cogitare cœpit...senectutis suæ eminentiam dignam
-24 Non enim ætati nostræ dignum est, inquit
-27 Senectute quidem dignus apparebo
7-18 Et digna admiratione facta sunt in nobis
-20 Mater mirabilis et bonorum memoria digna
-29 Sed dignus fratribus tuis effectus particeps
8-33 Digna ei mercede pro impietatibus suis reddita
9-15 Quos nec sepultura quidem se dignos habiturum
15-11 Exposito digno fide somnio
-21 Prout ipsi placet, dat dignis victoriam
Matth. 3- 8 Facite e. fructum dignum pœnitentiæ
-11 Cujus non sum dignus calceamenta portare
8- 8 Non sum dignus ut intres sub tectum meum
10-10 Dignus enim est operarius cibo suo
-11 Interrogate quis in ea dignus sit ?
-13 Et si quidem fuerit domus illa digna
Si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur
-37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus
Et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus
-38 Qui non accipit crucem...non est me dignus
22- 8 Sed qui invitati erant, non fuerunt digni
Marc. 1- 7 Cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam
Luc. 3- 8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ.
-16 Veniet... cujus non sum dignus solvere corrigiam
7- 4 Dicentes ei : Quia dignus est ut hoc illi præstes
- 6 Non enim sum dignus ut sub tectum meum intres
- 7 Non sum dignum arbitratus ut venirem ad te
10- 7 Dignus est enim operarius mercede sua
12-48 Qui... et fecit digna plagis, vapulabit paucis
15-19 Jam non sum dignus vocari filius tuus

Luc. 15-21 Jam non sum dignus vocari filius tuus
20-35 Illi vero, qui digni habebuntur sæculo illo
21-36 Vigilate... ut digni habeamini fugere ista...
23-15 Et ecce nihil dignum morte actum est ei
-41 Nos quidem juste, nam digna factis recipimus
Joan. 1-27 Non sum dignus ut solvam ejus corrigiam
Act. 5-41 Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
13-25 Sed, ecce venit post me, cujus non sum dignus calceamenta pedum solvere
23-29 Nihil vero dignum morte aut vinculis
25-11 Si enim nocui, aut dignum morte aliquid feci
-25 Ego...comperi nihil dignum morte eum admisisse
26-20 Ut... digna pœnitentiæ opera facientes
-31 Aut vinculis dignum quid fecit homo iste
Rom. 1-32 Quoniam qui talia agunt, digni sunt morte
1 Cor. 15- 9 Ego enim...non sum dignus vocari Apostolus
16- 4 Quod si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt
Colos. 1-12 Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum
2 Thes. 1- 3 Gratias agere debemus... fratres, ita ut dignum est
- 5 Ut digni habeamini in regno Dei
1 Tim. 1-15 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
4- 9 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
5-17 Qui bene præsunt presbyteri duplici honore digni habeantur
-18 Dicit enim Scriptura... Dignus est operarius mercede sua
6- 1 Dom. suos omni honore dignos arbitrentur
Hebr. 3- 3 Iste præ Moyse dignus est habitus
11-38 Quibus dignus non erat mundus
Apoc. 3- 4 Ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt
4-11 Dignus es Dom. Deus noster accipere gloriam
5- 2 Quis est dignus aperire librum
- 4 Nemo dignus inventus est aperire librum
- 9 Dignus es, Domine, accipere librum
-12 Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem
16- 6 Sanguinem eis dedisti bibere : digni enim sunt

DIJUDICO.

Job. 12-11 Nonne auris verba dijudicat et fauces... saporem?
34- 3 Auris enim verba probat, et guttur escas gustu dijudicat
Psal. 81- 1 In medio autem deos dijudicat
Prov. 18-18 Inter potentes quoque dijudicat
Isai. 66-16 Quia in igne Dominus dijudicabit, et in gladio
Dan. 13-51 Et dixit ad eos Daniel : Separate...et dijudicabo eos
Mich. 6- 2 Cum populo suo et cum Israël dijudicabitur
Matth. 16- 4 Faciem ergo cœli dijudicare nostis
Act. 4- 9 Si nos hodie dijudicamur in benefacto
1 Cor. 11-29 Judicium sibi manducat et bibit : non dijudicans corpus Domini
-31 Si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur
14-24 Si...convincitur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus
-29 Prophetæ... duo, aut tres dicant, et cæteri dijudicent

DILABOR.

1 Reg. 13- 8 Et non venit Samuël... dilapsusque est populus ab eo
-11 Quia vidi quod populus dilaberetur a me
2 Reg. 14-14 Omnes morimur, et quasi aquæ dilabimur in terram

DILACERATIO.

Nahum. 3- 1 Væ civitas..., universa mendacii dilaceratione plena

DILACERO.

Judic. 14- 6 Dilaceravit leonem, quasi hædum (*Samson*)
Isai. 18- 2 Ite Angeli... ad gentem convulsam, et dilaceratam
- 7 Deferetur munus... a populo divulso et dilacerato
Jerem. 23- 1 Qui disperdunt et dilacerant gregem pascuæ meæ
Nahum. 2-10 Dissipata est, et scissa, et dilacerata

DILANIANS.

Luc. 9-39 Spiritus... vix discedit dilanians eum

DILATATIO.

Prov. 21- 4 Exaltatio oculorum est dilatatio cordis
Ezech. 31- 7 In dilatatione arbustorum suorum

DILATIO.

Gen. 43-10 Si non intercessisset dilatio, jam vice altera
2 Reg. 17-16 Sed absque dilatione trangredere
Act. 25-17 Cum ergo huc convenissent, sine ulla dilatione

DILATO.

Gen. 9-27 Dilatet Deus Japheth, et habitet in tabernaculis
26-22 Nunc dilatavit nos Dominus et fecit crescere
28-14 Dilataberis ad Occidentem, et Orientem...
32-12 Tu locutus es quod... dilatares semen meum sicut arenam
Exod. 34-24 Cum... dilatavero terminos tuos, nullus insidiabitur
Num. 17- 8 Foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt
Deut. 12-20 Quando dilataverit Dominus Deus tuus
19- 8 Cum autem dilataverit Dominus Deus tuus
32-15 Incrassatus, impinguatus, dilatatus dereliquit Deum
1 Reg. 2- 1 Dilatatum est os meum super inimicos meos
2 Reg. 22-37 Dilatabis gressus meos subtus me
1 Par. 4-10 Si... benedixeris mihi et dilataveris terminos meos
18- 3 David... quando perrexit ut dilataret imperium suum
Psal. 4- 2 Deus justitiæ in tribulatione dilatasti mihi
17-37 Dilatasti gressus meos subtus me
34-21 Dilataverunt super me os suum
80-11 Ego... sum Dominus... dilata os tuum, et implebo illud
118-32 Viam mandatorum... cucurri, cum dilatasti cor meum
Prov. 18-16 Donum hominis dilatat viam ejus
20-19 Qui... ambulat fraudulenter et dilatat labia sua
28-25 Qui se jactat et dilatat, jurgia concitat
Isai. 5-14 Dilatavit infernus animam suam et aperuit os
30-33 A rege præparata, profunda, et dilatata
33-23 Sic erit malus tuus, ut dilatare signum non queas
54- 2 Dilata locum tentorii tui et pelles tabernaculorum
57- 4 Super quem lusistis? sup. quem dilatastis os?
- 8 Dilatasti cubile tuum, et pepigisti
60- 5 Tunc...et mirabitur et dilatabitur cor tuum
Amos. 1-13 Dissecuerit prægnantes Galaad ad dilatandum terminum suum
Mich. 1-16 Dilata calvitium tuum sicut aquila
Habac. 2- 5 Qui dilatavit quasi infernus animam
1 Mac. 3- 3 Et dilatavit gloriam populo suo et induit se loricam
14- 6 Dilatavit fines gentis.. et obtinuit regionem
Matth. 23- 5 Dilatant enim phylacteria sua et magnificant
2 Cor. 6-11 O Corinthii, cor nostrum dilatatum est
-13 Tanquam filiis dico : Dilatamini et vos

DILECTIO.

Tobiæ. 8- 9 Accipio... conjugem, sed sola posteritatis dilectione
Psal. 108- 5 Posuerunt adversum me... et odium pro dilectione mea
Eccle. 3- 8 Tempus dilectionis et tempus odii
Cant. 8- 6 Quia fortis est ut mors dilectio; dura sicut infernus, æmulatio
- 7 Si dederit homo omnem substantiam domus suæ pro dilectione
Sap. 3- 9 Et fideles in dilectione acquiescent illi
6-19 Cura ergo disciplinæ dilectio est
Et dilectio custodia legum illius est
Eccli. 1-14 Dilectio Dei honorabilis sapientia
3- 1 Et natio illorum obedientia et dilectio
7-39 Ex his enim in dilectione firmaberis
11-15 Dilectio, et viæ bonorum apud ipsum
24-24 Ego mater pulchræ dilectionis et timoris,
25-16 Timor Dei initium dilectionis ejus
40-20 Et super utraque dilectio sapientiæ
Isai. 63- 9 In dilectione sua et in indulgentia sua
Jerem. 2-33 Ostendere viam tuam ad quærendam dilectionem
Soph. 3-17 Gaudebit.. in lætitia, silebit in dilectione sua
Joan. 5-42 Cognovi vos, quia dilectionem Dei non habetis
13-35 Discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem
15- 9 Ego dilexi vos. Manete in dilectione mea
-10 Manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei præcepta servavi, et maneo in ejus dilectione
-13 Majorem hac dilectionem nemo habet
17-26 Ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit
Rom. 12- 9 Dilectio sine simulatione. Odientes malum
13-10 Dilectio proximi malum non operatur. Plenitudo ergo legis est dilectio
15-14 Quoniam et ipsi pleni estis dilectione
2 Cor. 13-11 Deus pacis et dilectionis erit vobiscum
Ephes. 1-15 Audiens... et dilectionem in omnes sanctos
5- 2 Et ambulate in dilectione, sicut et Christus
Colos. 1- 4 Et dilectionem quam habetis in sanctos omnes
- 8 Qui etiam manifestavit nobis dilectionem vestram
-13 Transtulit in regnum Filii dilectionis suæ
1 Tim. 1-14 Cum fide et dilectione quæ est in Chr. Jesu
2-15 Salvabitur... si permanserit in fide, et dilectione
2 Tim. 1- 7 Sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis
-13 Quæ a me audisti in fide et in dilectione
3-10 Assecutus es..propositum..longanimitatem, dilectionem
Tit. 2- 2 Sani in fide, in dilectione, in patientia
Hebr. 6-10 Ut obliviscatur... et dilectionis quam ostendistis
Judæ. -21 Vosmetipsos in dilectione Dei servate

DILECTISSIMUS.

Rom. 16- 8 Salutate Ampliatum dilectissimum
Hebr. 6- 9 Confidimus autem de vobis, dilectissimi
Jacob. 1-16 Nolite itaque errare, fratres mei dilectissimi
-19 Scitis, fratres mei dilectissimi
2- 5 Audite, fratres mei dilectissimi, nonne Deus elegit...?

DILECTUS, A, UM.

Deut. 32-15 Incrassatus est dilectus, et recalcitravit
Psal. 28- 6 Et dilectus quemadmod. filius unicornium
44- 1 Ad intellectum, canticum pro dilecto
59- 6 Ut fugiant a facie arcus, ut liberentur dilecti tui
67-13 Rex virtutum dilecti dilecti : et speciei domus dividere spolia
126- 2 Cum dederit dilectis suis somnum
Prov. 31- 2 Quid, dilecte mi, quid, dilecte uteri mei, quid dilecte votorum meorum?
Cant. 1-12 Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi
-13 Botrus cypri dilectus meus mihi, in vineis Engaddi
-15 Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus.
2- 3 Sicut malus inter ligna sylvarum, sic dilectus meus inter filios
- 7 Ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam
- 8 Vox dilecti mei, ecce iste venit saliens
- 9 Similis est dilectus meus capreæ
-10 En dilectus meus loquitur mihi : Surge
-16 Dilectus meus mihi, et ego illi, qui pascitur
-17 Similis esto, dilecte mi, capreæ, hinnuloque
3- 5 Ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam
5- 1 Veniat dilectus meus in hortum suum,
- 2 Et cor meum vigilat : vox dilecti mei pulsantis
- 4 Dilectus meus misit manum suam per foramen
- 5 Surrexi, ut aperirem dilecto meo
- 6 Pessulum ostii mei aperui dilecto meo
- 8 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, si inveneritis dilectum meum
- 9 Qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulcherrima mulierum? qualis est dilectus tuus ex dilecto
-10 Dilectus meus candidus et rubicundus
-16 Talis est dilectus meus, et ipse est amicus meus
-17 Quo abiit dilectus tuus, o pulcherrima
Quo declinavit dilectus tuus? et quæremus eum tecum.
6- 1 Dilectus meus descendit in hortum suum
- 2 Ego dilecto meo, et dilectus meus mihi
7- 9 Dignum dilecto meo ad potandum
-10 Ego dilecto meo, et ad me conversio ejus
-11 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum
-13 Nova et vetera, dilecte mi, servavi tibi
8- 4 Ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam
- 5 Deliciis affluens, innixa super dilectum suum?
-14 Fuge, dilecte mi, et assimilare capreæ
Sap. 4-10 Placens Deo factus est dilectus, et vivens
Eccli. 7-23 Servus sensatus sit tibi dilectus quasi anima
45- 1 Dilectus Deo et hominibus Moyses
Isai. 5- 1 Cantabo dilecto meo canticum patruelis mei
Vinea facta est dilecto meo in cornu
21- 4 Babylon dilecta mea posita est mihi
Jerem. 11-15 Quid est, quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa?
Baruc. 3-37 Tradidit illam Jacob... et Israël dilecto suo
4-16 Abduxerunt dilectos viduæ
Dan. 3-35 Propter Abraham dilectum tuum, et Isaac

Rom. 1- 7 Omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis.

DILIGENS.

Prov. 12- 4 Mulier diligens, corona est viro suo

DILIGENTER, IUS, ISSIME.

Exod. 30-35 Faciesque thymiama... mixtum diligenter
Deut. 2- 5 Videte ergo diligenter ne moveamini
6-13 Cave diligenter ne obliviscaris Domini
8- 1 Omne mandatum..cave diligenter ut facias:
13-14 Quære sollicite et diligenter, rei veritate perspecta
17- 4 Et hoc tibi fuerit nuntiatum, audiensque inquisieris diligenter
19- 3 Sternens diligenter viam, et in tres æqualiter
-18 Cumque diligentissime perscrutantes invenerint
24- 8 Observa diligenter ne incurras plagam
Josue. 23-11 Hoc tam diligentissime præcavete, ut diligatis Dominum Deum vestrum
Judic. 3-23 Aod a. clausis diligentissime ostiis cœnaculi
18- 2 Ut explorarent terram, et diligenter inspicerent
1 Reg. 23-22 Abite ergo, oro, et diligentius præparate
3 Reg. 3-21 Apparuit mortuus, quem diligentius intuens
2 Par. 12-15 Opera...scripta sunt...et diligenter exposita
13-22 Reliqua... operum ejus, scripta sunt diligentissime
19-11 Confortamini et agite diligenter
24-27 Scripta sunt diligentius in libro Regum
1Esdr. 5- 8 Opusque illud diligenter extruitur,et crescit
6-13 Secundum quod præceperat... sic diligenter executi sunt
7-23 Tribuatur diligenter in domo Dei cœli
-26 Omnis qui non fecerit legem Dei tui, et legem regis diligenter
Esth. 12- 2 Cumque... et curas diligentius pervidisset
16- 5 Qui credita sibi officia diligenter observant
Job. 8- 8 Et diligenter investiga patrum memoriam
29-16 Et causam... diligentissime investigabam
Prov. 23- 1 Diligenter attende quæ apposita sunt
24-27 Præpara foris opus tuum, et diligenter exerce agrum
27-23 Diligenter agnosce vultum pecoris tui
Sap. 13-11 Arte sua usus, diligenter fabricet vas utile
-13 Lignum curvum... sculpat diligenter per vacuitatem suam
Eccli. 13-16 Cave tibi, et attende diligenter auditui tuo
30-27 Epulæ enim illius diligenter fiunt
Isai. 21- 7 Et contemplatus est diligenter multo intuitu
22-16 Excidisti in excelso memoriale diligenter
30- 8 Scribe ei... et in libro diligenter exara illud
32- 3 Aures audientium diligenter auscultabunt
34-16 Requirite diligenter in libro Domini et legite
Baruc. 5- 7 Ut ambulet Israël diligenter in honorem Dei
Dan. 7-19 Post hoc volui diligenter discere de bestia
2Mac. 1-34 Considerans autem rex, et rem diligenter examinans
8-31 Et cum arma eorum diligenter collegissent
11-36 Aliquem mittite diligentius inter vos conferentes
Matth. 2- 7 Diligenter didicit ab eis tempus stellæ
- 8 Ite et interrogate diligenter de puero
Luc. 1- 3 Assecuto omnia a principio diligenter
15- 8 Everrit domum, et quærit diligenter
Act. 16-23 Præcipientes custodi ut diligenter custodiret
18-25 Fervens spiritu loquebatur et docebat diligenter
-26 Et diligentius exposuerunt ei viam Domini
22-30 Volens scire diligentius, qua ex causa accusaretur
1Thes. 5- 2 Ipsi enim diligenter scitis, quia dies Domini sicut fur

DILIGENTIA.

2 Par. 11-12 Firmavitque eas summa diligentia
19- 7 Et cum diligentia cuncta facite
Sap. 12-21 Cum quanta diligentia judicasti filios tuos
14-18 Qui ignorabant artificis eximia diligentia
Prolog.Eccli. Jesus postquam se amplius dedit ad diligentiam
Bonum.. putavi.. aliq. addere diligentiam
2 Mac. 11-23 Agere, et rebus suis adhibere diligentiam
Act. 5-23 Carcerem... invenimus clausum cum omni diligentia
1 Tim. 3- 5 Quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit

DILIGO.

Gen. 22- 2 Ait illi : Tolle filium tuum unigenitum quem diligis,
24-67 In tantum dilexit eam, ut dolorem... temperaret
25-28 Isaac amabat Esaü... et Rebecca diligebat Jacob
29-18 Quam diligens Jacob, ait : Serviam tibi pro Rachel
37- 3 Israel a. diligebat Joseph sup. omnes filios
44-20 Pater vero tenere diligit eum
Exod. 20- 6 Faciens misericordiam in millia his qui diligunt me
21- 5 Si dixerit servus : Diligo Dominum meum et uxorem ac liberos
Levit. 19-18 Diliges amicum tuum sicut te ipsum
-34 Diligetis eum quasi vosmetipsos
Deut. 4-37 Quia dilexit patres tuos et elegit semen eor.
5-10 Faciens misericordiam... diligentibus me
6- 5 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
7- 8 Sed quia dilexit vos Dominus et custodivit juramentum
- 9 Custodiens pactum et misericordiam diligentibus se
-13 Et diliget te ac multiplicabit benedicetque
10-12 Et diligas eum, ac servias Domino Deo tuo
11-13 Præcipio vobis, ut diligatis Dominum Deum vestrum
-22 Si...feceritis ea, ut diligatis Dominum Deum vestrum
13- 3 Ut palam fiat utrum diligatis eum
- 6 Amicus quem diligis ut animam tuam
15-16 Eo quod diligat te, et domum tuam
19- 9 Quæ hodie præcipio tibi ut diligas Dominum
21-15 Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam, et alteram odiosam
-16 Non poterit filium dilectæ facere primogenitum
23- 5 Vertitq.. in benedictionem tuam, eo quod diligeret te
30- 6 Ut diligas Dom. Deum tuum in toto corde
-16 Ut diligas Dominum Deum tuum, et ambules in viis ejus
-20 Et diligas Dominum Deum tuum, atque obedias voci ejus
33- 3 Dilexit populos; omnes sancti in manu illius sunt
Josue. 22- 5 Ita duntaxat,... ut diligatis Dominum Deum
23-11 Hoc... præcavete, ut diligatis Dominum Deum vestrum
Judic. 5- 9 Cor meum diligit principes Israël :
-31 Qui autem diligunt te, sicut sol in ortu suo splendet, ita rutilent
14-16 Dicens : Odisti me, et non diligis
Ruth. 4-15 De nuru enim tua natus est, quæ te diligit
1 Reg. 1- 5 Dedit partem unam tristis, quia Annam diligebat
16-21 At ille dilexit eum nimis, et factus est ejus armiger
18- 1 Et dilexit eum Jonathas quasi animam suam
- 3 Diligebat enim eum quasi animam suam
-16 Omnis aut. Israël et Juda diligebat David
-20 Dilexit autem David Michol filia Saül altera
-22 Ecce places regi, et omnes servi ejus diligunt te
-28 Michol autem filia Saül diligebat eum
19- 1 Porro Jonathas filius Saül diligebat David valde
20-17 Addidit Jonathas dejerare David, eo quod diligeret illum
Sicut enim animam suam, ita diligebat eum
-30 Numquid ignoro quia diligis filium Isaï?
2 Reg. 1-26 Sicut mater... ita ego te diligebam
12-24 Et Dominus dilexit eum (*Salomonem*)
-25 Amabilis Domino, eo quod diligeret eum Dominus
13-15 Ut majus esset odium... amore quo ante dilexerat
-21 Noluit contristare.. quoniam diligebat eum
19- 6 Diligis odientes te et odio habes diligentes te
3 Reg. 3- 3 Dilexit autem Salomon Dominum, ambulans in præceptis
10- 9 Eo quod dilexerit Dominus Israël
1 Par. 29-17 Quod probes corda, et simplicitatem diligas
2 Par. 2-11 Quia dilexit Dominus populum suum
9- 8 Quia diligit Deus Israël, et vult servare eum
2Esdr. 1- 5 Custodis... misericordiam cum his qui te diligunt
13-26 Non erat rex similis ei, et dilectus Deo suo
Tobiæ. 1-23 Tobias... nudus latuit quia multi diligebant eum
10-13 Monentes eam... diligere maritum
13-18 Beati omnes qui diligunt te
Job. 19-19 Quem maxime diligebam, aversatus est me
Psal. 4- 3 Ut quid diligitis vanitatem et quæritis mendacium
5-12 Gloriabuntur... omnes qui diligunt nomen tuum
10- 6 Qui a. diligit iniquitatem, odit animam suam
- 8 Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit
17- 2 Diligam te, Domine, fortitudo mea
25- 8 Domine, dilexi decorem domus tuæ
Psal. 30-24 Diligite Dominum omnes sancti ejus
32- 5 Diligit misericordiam et judicium
33-13 Quis est homo, qui vult vitam : diligit dies videre bonos?
39-17 Magnificetur Dominus, qui diligunt salutare tuum
44- 8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
46- 5 Elegit nobis... speciem Jacob, quam dilexit
50- 8 Ecce enim veritatem dilexisti
51- 5 Dilexisti malitiam super benignitatem
- 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis
68-37 Et qui diligunt nomen ejus, habitabunt in ea
69- 5 Qui diligunt salutare tuum
77-36 Et dilexerunt eum in ore suo
-68 Sed elegit... montem Sion quem dilexit
83- 2 Quam dilecta tabernacula tua, Domine
-12 Misericordiam et veritatem diligit Deus
86- 2 Diligit Dominus portas Sion super omnia
96-10 Qui diligitis Dominum, odite malum
98- 4 Et honor regis judicium diligit
107- 7 Ut liberentur dilecti tui
108- 4 Pro eo, ut me diligerent, detrahebant mihi:
-18 Et dilexit maledictionem, et veniet ei
114- 1 Dilexi quoniam exaudiet Dominus vocem
118-47 Et meditabar in mandatis tuis, quæ dilexi
-48 Et levavi manus meas ad mandata tua, quæ dilexi
-97 Quomodo dilexi legem tuam, Domine?
-113 Iniquos odio habui : et legem tuam dilexi
-119 Ideo dilexi testimonia tua
-127 Ideo dilexi mandata tua super aurum
-132 Secund. judicium diligentium nomen tuum.
-140 Et servus tuus dilexit illud
-159 Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine
-163 Et abominatus sum : legem a. tuam dilexi
-165 Pax multa diligentibus legem tuam
-166 Salutare tuum Dom. et mandata tua dilexi
-167 Custodivit anima mea testimonia tua : et dilexit ea vehementer
121- 6 Et abundantia diligentibus te
144-20 Custodit Dominus omnes diligentes se
145- 8 Dominus erigit elisos, Dom. diligit justos
Prov. 1-22 Usquequo parvuli diligitis infantiam
3-12 Quem enim diligit Dominus corripit
4- 6 Dilige eam (*sapientiam*), et conservabit te
8-17 Ego diligentes me diligo
-21 Ut ditem diligentes me, et thesauros eorum repleam
-36 Omnes, qui me oderunt, diligunt mortem
9- 8 Argue sapientem, et diliget te
12- 1 Qui diligit disciplinam, diligit scientiam
13-24 Qui autem diligit illum, instanter erudit
14-21 Qui credit in Domino, misericordiam diligit
15- 9 Qui sequitur justitiam, diligitur ab eo
16-13 Qui recta loquitur, diligetur
17-17 Omni tempore diligit qui amicus est
-19 Qui meditatur discordias, diligit rixas
18-21 Qui diligunt eam, comedent fructus ejus
19- 8 Qui a. possessor est mentis, diligit animam
20-13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat
21-17 Qui diligit epulas, in egestate erit
22-11 Qui diligit cordis munditiam, propter gratiam
27- 6 Meliora sunt vulnera diligentis
Eccle. 9- 9 Perfruere vita cum uxore, quam diligis
Cant. 1- 2 Ideo adolescentulæ dilexerunt te
- 3 Recti diligunt te
- 6 Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas
3- 1 Per noctes quæsivi quem diligit anima mea
- 2 Per vicos et plateas quæram quem diligit anima mea
- 3 Num quem diligit anima mea, vidistis?
- 4 Inveni quem diligit anima mea, tenui eum
Sap. 1- 1 Diligite justitiam, qui judicatis terram
4-10 Placens Deo factus est dilectus
6-12 Concupiscite ergo sermones meos, diligite illos, et habebitis disciplinam
-13 Sapientia, et facile videtur ab his qui diligunt eam
-22 Diligite sapientiam ut in perpetuum regnetis
-23 Diligite lumen sapientiæ omn. qui præestis
7-10 Super salutem et speciem dilexi illam
-28 Neminem enim diligit Deus, nisi eum
8- 3 Sed et omnium Dominus dilexit illam
- 7 Et si justitiam quis diligit
11-25 Diligis enim omnia quæ sunt
15- 5 Diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima
- 6 Digni sunt... et qui diligunt, et qui colunt
16-26 Ut scirent filii tui quos dilexisti, Domine
Eccli. 1-10 Et præbuit illam diligentibus se
-15 Diligunt eam in visione et in agnitione
2-10 Qui timetis Dominum, diligite illum
-18 Qui diligunt illum, conservabunt viam illius

Eccli. 2-19 Qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius
3- 4 Qui diligit Deum, exorabit pro peccatis
-19 Et super hominum gloriam diligeris
4-13 Et qui illam diligit, diligit vitam
-15 Et eos,qui diligunt illam, diligit Deus
6-34 Si dilexeris audire, sapiens eris
7-23 Servus sensatus sit tibi dilectus quasi anima
-32 In omni virtute tua, dilige eum qui te fecit
8-20 Non enim poterunt diligere, nisi quæ eis placent
13-18 Omni vita tua dilige Deum et invoca illum
-19 Omne animal diligit simile sibi
27-18 Dilige proximum, et conjungere fide cum illo
30- 1 Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella
31- 5 Qui aurum diligit, non justificabitur
-30 Diligentes in vino noli provocare
32- 5 Primum verbum, diligenti scientia
34-15 Oculi Dei in diligentes se
45- 1 Dilectus Deo, et hominibus Moyses
46-16 Dilectus a DominoDeo suo Samuel propheta
47-10 Laudavit Dominum, et dilexit Deum
-17 Et dilectus es in pace tua
-24 Semen ejus qui diligit Dominum, non corrumpet
Isai. 1-23 Omnes diligunt munera,sequuntur retributiones
43- 4 Ego dilexi te, et dabo homines pro te
48-14 Dominus dilexit eum, faciet voluntatem
56- 6 Ut colant eum, et diligant nomen ejus
57- 8 Dilexisti stratum eorum manu aperta
61- 8 Quia ego Dominus diligens judicium
66-10 Exultate in ea omnes qui diligitis eam
Jerem. 5-31 Et populus meus dilexit talia
8- 2 Et omnem militiam cœli, quæ dilexerunt
12- 7 Dedi dilectam animam meam in manu
14-10 Populo huic, qui dilexit movere pedes suos
31- 3 Et in charitate perpetua dilexi te
Ezech. 16-37 Ego congregabo... omnes quos dilexisti
Dan. 9- 4 Custodiens pactum et misericordiam diligentibus te
14-37 Et non dereliquisti diligentes te
Osee. 3- 1 Adhuc vade, et dilige mulierem dilectam amico et adulteram
Sicut diligit Dominus filios Israël...
Et diligunt vinacia uvarum
4-18 Dilexerunt afferre ignominiam protectores
9- 1 Dilexisti mercedem super omnes areas
-10 Facti sunt abominabiles sicut ea quæ dilexerunt
-15 Non addam ut diligam eos
10-11 Ephraïm vitula docta diligere trituram
11- 1 Quia puer Israël, et dilexi eum
12- 7 Chanaan in manu ejus statera dolosa, calumniam dilexit
14- 5 Sanabo contritiones eorum, diligam eos spontanee
Amos. 5-15 Odite malum, et diligite bonum
Mich. 3- 2 Qui odio habetis bonum, et diligitis malum
6- 8 Facere judicium, et diligere misericordiam
Zach. 8-17 Et juramentum mendax ne diligatis
-19 Veritatem tantum, et pacem diligite
13- 6 In domo eorum qui diligebant me
Malac. 1- 2 Dilexi vos, dicit Dominus, et dixistis : In quo dilexisti nos ? Nonne frater erat Esaü Jacob, dicit Dominus, et dilexi Jacob
2-11 Sanctificationem Domini, quam dilexit
1 *Mac.* 4-33 Dejice illos gladio diligentium te
6-11 Dilectus in potestate mea !
Matth. 3-17 Hic est Filius meus dilectus, in quo mibi complacui
5-43 Audistis quia dictum est : Diliges proximum tuum
-44 Diligite inimicos vestros, benefacite his
-46 Si enim diligitis eos qui vos diligunt
6-24 Aut e. unum odio babebit, et alterum diliget
12-18 Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus
17- 5 Vox de nube, dicens : Hic est Filius meus dilectus
19-19 Et diliges proximum tuum sicut te ipsum
22-37 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
-39 Diliges proximum tuum, sicut te ipsum
Marc. 1-11 Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.
10-21 Jesus autem intuitus eum, dilexit eum
12-30 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
-31 Diliges proximum tuum tanquam te ipsum
-33 Et ut diligatur ex toto corde
Et diligere proximum tanquam se ipsum
Luc. 3-22 Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi
6-27 Diligite inimicos vestros, benefacite his
-32 Et si diligitis eos qui vos diligunt, quæ vobis est gratia? nam et peccatores diligentes se diligunt
-35 Verumtamen diligite inimicos vestros

Luc. 7- 5 Diligit enim gentem nostram
-42 Quis ergo eum plus diligit ?
-47 Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Cui autem minus dimittitur, minus diligit
9-35 Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite
10-27 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
11-43 Quia diligitis primas cathedras in synagogis
16-13 Aut enim unum odiet, et alterum diliget
20-13 Quid faciam? mittam filium meum dilectum
Joan. 3-16 Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium...
-19 Et dilexerunt homines magis tenebras
-35 Pater diligit Filium : et omnia dedit in manu
5-20 Pater enim diligit Filium, et omnia demonstrat ei, quæ ipse facit
8-42 Si Deus pater vester esset, diligeretis utique me
10-17 Propterea me diligit Pater
11- 5 Diligebat a. Jesus Martham et sororem ej.
12-43 Dilexerunt enim gloriam hominum magis
13- 1 Cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos
-23 Unus ex Discipulis... quem diligebat Jesus.
-34 Ut diligatis invicem,sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem
14-15 Si diligitis me, mandata mea servate
-21 Ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a Patre meo : et ego diligam eum
-23 Si quis diligit me,sermonem meum servabit
Et Pater meus diliget eum
-24 Qui non diligit me, sermones meos non servat
-28 Si diligeretis me, gauderetis utique
-31 Ut cognoscat mundus quia diligo Patrem
15- 9 Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos
-12 Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos
-17 Hæc mando vobis ut diligatis invicem
-19 Si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret
17-23 Cognoscat mundus quia... dilexisti eos, sicut et me dilexisti
-24 Quia dilexisti me ante constitutionem mundi
-26 Ut dilectio, qua dilexisti me in ipsis sit
19-26 Cum vidisset... Discipulum stantem, quem diligebat
21- 7 Dixit ergo Discipulus ille, quem diligebat Jesus
-15 Simon Joannis, diligis me plus his ?
-16 Dicit ei iterum : Simon Joannis, diligis me ?
-20 Petrus vidit illum Discipulum, quem diligebat Jesus
Rom. 8-28 Quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum
-37 Superamus propter eum, qui dilexit nos
9-13 Jacob dilexi, Esaü autem odio habui
-25 Vocabo... non dilectam, dilectam
12-10 Charitate fraternitatis invicem diligentes
13- 8 Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis :
Qui enim diligit proximum, legem implevit
- 9 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
16- 5 Salutate Epænetum dilectum mihi, qui est primitivus
- 9 Salutate... Stachyn dilectum meum
1 *Cor.* 2- 9 Quæ præparavit Deus iis qui diligunt illum
8- 3 Si quis a. diligit Deum hic cognitus est ab eo
15-58 Fratres mei dilecti, stabiles estote
2 *Cor.* 9- 7 Hilarem enim datorem diligit Deus
11-11 Quare ?Quia non diligo vos ? Deus scit
12-15 Plus vos diligens, minus diligar
Galat. 2-20 Qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me
5-14 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
Ephes. 1- 6 Gratificavit nos in dilecto Filio suo
2- 4 Propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos
5- 2 Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos
-25 Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam
-28 Viri debent diligere uxores suas ut corpora
Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit
-33 Unusquisque uxorem suam sicut se ipsum diligat
6-24 Gratia cum omnibus qui diligunt Dominum.
Colos. 3-12 Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti, et dilecti
-19 Viri, diligite uxores vestras, et nolite amari esse ad illas
1*Thes.* 1- 4 Scientes, fratres dilecti a Deo, electionem
4- 9 A Deo didicistis ut diligatis invicem
2*Thes.* 2-12 Gratias agere Deo... pro vobis, fratres dilecti a Deo

2*Thes.* 2-15 Et Deus et Pater noster qui dilexit nos
1 *Tim.* 1- 2 Timotheo dilecto filio in fide. Gratia
6- 2 Sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti
2 *Tim.* 4- 8 Non solum a. mihi, sed et iis qui diligunt adventum ejus
- 9 Demas enim me reliquit, diligens hoc sæculum
Tit. 1- 4 Tito dilecto filio secundum communem fidem
2- 4 Viros suos ament, filios suos diligant
Phile. - 1 Philemoni dilecto, et adjutori nostro
Hebr. 1- 9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
12- 6 Quem enim diligit Dominus, castigat
Jacob. 1-12 Accipiet coronam vitæ quam repromisit Deus diligentibus se
2- 5 Quod repromisit Deus diligentibus se ?
- 8 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
1 *Petr.* 1- 8 Quem cum non videritis, diligitis
-22 Simplici ex corde invicem diligite attentius
2-17 Omnes honorate : fraternitatem diligite
3-10 Qui enim vult vitam diligere, et dies videre
2 *Petr.* 1-17 Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui
1 *Joan.* 2-10 Qui diligit fratrem suum, in lumine manet
-15 Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est charitas Patris in eo
3-10 Non est ex Deo, et qui non diligit fratrem suum
-11 Hæc est annuntiatio... ut diligatis alterutrum
-14 Nos scimus... quoniam diligimus fratres
Qui non diligit, manet in morte
-18 Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua
-23 Et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis
4- 7 Charissimi, diligamus nos invicem
Et omnis qui diligit, ex Deo natus est
- 8 Qui non diligit, non novit Deum
-10 In hoc est charitas : non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos
-11 Charissimi, si sic Deus dilexit nos
Nos debemus alterutrum diligere
-12 Si diligamus invicem, Deus in nobis manet
-19 Nos ergo diligamus Deum
Quoniam Deus prior dilexit nos
-20 Si quis dixerit quoniam diligo Deum
Qui e. non diligit fratrem suum quem videt, Deum quem non videt, quomodo potest diligere ?
-21 Hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum
5- 1 Et omnis qui diligit eum qui genuit, diligit et eum qui natus est ex eo
- 2 In hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei
Cum Deum diligamus, et mandata ejus faciamus
2 *Joan.* - 1 Et natis ejus, quos ego diligo in veritate
- 5 Quod habuimus... ut diligamus alterutrum
3 *Joan.* - 1 SeniorGaio char.quem ego diligo in veritate
Judæ. - 1 His qui sunt in Deo Patre dilectis, et Christo Jesu conservatis
Apoc. 1- 5 Dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris
3- 9 Adorent ante pedes tuos : et scient quia ego dilexi te
12-11 Et non dilexerunt animas suas usque ad mortem
20- 8 Et circuierunt castra sanctorum et civitatem dilectam

DILUCESCO.

1 *Reg.* 29-10 Cum... surrexeritis, et cœperit dilucescere, pergite
2 *Reg.* 17-22 Transierunt Jordanem, donec dilucesceret
4 *Reg.* 10- 9 Cumque diluxisset, egressus est, et stans

DILUCULO.

Exod. 8-20 Consurge diluculo : et sta coram Pharaone
Num. 9-21 Et statim diluculo tabernaculum reliquisset
Josue. 6-15 Diluculo consurgentes circuierunt urbem
8-10 Surgensque diluculo recensuit socios
Judic. 21- 4 Altera autem die diluculo consurgentes
1 *Reg.* 5- 3 Cumq.surrexissent diluculoAzotii altera die
25-37 Diluculo a. cum digessisset vinum Nabal
4 *Reg.* 6-15 Consurgens autem diluculo minister viri Dei
19-35 Cumque diluculo surrexisset, vidit omnia corpora
2 *Par.* 29-20 Consurgensque diluculo Ezechias rex
Job. 1- 5 Consurgensq. diluculo offerebat holocausta
7-18 Visitas eum diluculo, et subito probas illum
8- 5 Tu tamen,si diluculo consurrexeris ad Deum

Job. 38-12 Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo
Psal. 45- 6 Adjuvabit eam Deus mane diluculo
56- 9 Exurge psalterium et cithara : exurgam diluculo
77-34 Revertebantur, et diluculo veniebant ad eum
107- 3 Exurge, psalterium, et cithara : exurgam diluculo
118-148 Prævenerunt oculi mei ad te diluculo
138- 9 Si sumpsero pennas meas diluculo
Prov. 11-27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona :
Eccli. 39- 6 Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum
Isai. 28-19 Mane diluculo pertransibit in die et in nocte
Jerem. 7-25 Consurgens diluculo, et mittens
25- 4 Misit Dominus ad vos... Prophetas consurgens diluculo, mittensque
32-33 Cum docerem eos diluculo et erudirem
35-15 Consurgens diluculo, mittensque
Thren. 3-23 Novi diluculo, multa est fides tua
Soph. 3- 7 Verumtamen diluculo surgentes corruperunt...
1 *Mac.* 5-30 Factum est diluculo, cum elevassent oculos suos
Marc. 1-35 Et diluculo valde surgens, egressus abiit...
Luc. 24- 1 Una aut. sabbati valde diluculo venerunt
Joan. 8- 2 Et diluculo iterum venit in templum

DILUCULUM.

Exod. 14-27 Reversum est primo diluculo ad priorem locum
Job. 41- 9 Splendor ignis et oculi ejus, ut palpebræ diluculi
Dan. 6-19 Tunc rex primo diluculo consurgens, festinus
14-15 Surrexit a. rex primo diluculo, et Daniel...
Osee. 6- 3 Quasi diluculum præparatus est egressus ej.
Jonæ. 4- 7 Paravit Deus vermem ascensu diluculi in crastinum

DILUVIUM.

Gen. 6-17 Ecce ego adducam aquas diluvii super terram
7- 6 Quando diluvii aquæ inundaverunt..terram
- 7 Ingressus est Noë...in arcam, propter aquas diluvii
-10 Aquæ diluvii inundaverunt super terram
-17 Factumq. est diluvium quadraginta diebus
9-11 Nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii
Neque erit deinceps diluvium dissipans terram
-15 Non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum universam carnem
-28 Vixit autem Noë post diluvium trecentis quinquaginta annis
10-32 Ab his divisæ sunt gentes in terra post diluvium
11-10 Quando genuit Arphaxad, biennio post diluvium
Psal. 28-10 Dominus diluvium inhabitare facit
31- 6 Verumtamen in diluvio aquarum multarum
Eccli. 44-18 Ideo dimissum est..cum factum est diluvium
-19 Ne deleri possit diluvio omnis caro
Nahum. 1- 8 Et in diluvio prætereunte consummationem faciet
Matth. 24-38 Sicut enim erant in diebus ante diluvium
-39 Non cognoverunt donec venit diluvium
Luc. 17-27 Et venit diluvium, et perdidit omnes
2 *Petr.* 2- 5 Diluvium mundo impiorum inducens

DIMETIOR.

Psal. 107- 8 Convallem tabernaculorum dimetiar
Eccli. 1- 2 Et profundum abyssi quis dimensus est ?

DIMICO.

Num. 10- 9 Si exieritis... contra hostes qui dimicant adversum vos
Deut. 20- 4 Et pro vobis contra adversarios dimicabit
-20 Donec capias civitatem, quæ contra te dimicat
Josue. 10-25 Hostibus vestris, advers. quos dimicatis
22-12 Convenerunt... ut ascenderent et dimicarent contra eos
Judic. 5-13 Dominus in fortibus dimicavit
-20 De cœlo dimicatum est contra eos
10-18 Qui... cœperit dimicare, erit dux populi
20-14 Et contra universum populum Israel dimicarent
-23 Debeo ultra procedere ad dimicandum contra filios
2 *Reg.* 12-27 Dimicavi adversum Rabbath, et capienda est urbs
-29 Cumque dimicasset, cepit eam (*Rabbath*)
1 *Par.* 5-19 Dimicaverunt contra Agareos
1 *Par.* 12-19 Ut pugnaret, et non dimicavit cum eis
2 *Par.* 11- 1 Ut dimicaret contra Israël
18-31 Circumdederunt eum dimicantes
20-17 Non eritis vos, qui dimicabitis
26-13 Et pro rege contra adversarios dimicabant
35-22 Verum perrexit ut dimicaret in campo Mageddo
Isai. 29- 7 Gentium quæ dimicaverunt contra Ariel
- 8 Quæ dimicaverunt contra montem Sion
Jerem. 32- 5 Si autem dimicaveritis adversum Chaldæos
33- 5 Ut dimicent cum Chaldæis, et impleant eas
2 *Mac.* 1-11 Qui adversus talem regem dimicavimus
13-14 Exhortatus suos ut fortiter dimicarent
15-17 Statuerunt dimicare et confligere fortiter

DIMIDIO.

Job. 21-21 Et si numerus mensium ejus dimidietur ?
Psal. 54-24 Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos :

DIMIDIUM. *Substant.*

Exod. 25-10 Latitudo, cubitum et dimidium : altitudo
-17 Duos cubitos, et dimidium tenebit longitudo
30-13 Dabit omnis qui transit ad nomen, dimidium sicli
1 *Par.* 2-52 Qui videbat dimidium requietionum
-54 Et dimidium requietionis Saraï
Psal. 101-25 Ne revoces me in dimidio dierum meorum
Eccli. 29- 7 Solidi vix reddet dimidium, et computabit
Isai. 38-10 Dixi : In dimidio dierum meorum vadam
Jerem. 17-11 In dimidio dierum suorum derelinquet eas
Ezech. 16-51 Et Samaria dimidium peccatorum tuorum
Dan. 7-25 Usque ad tempus, et tempora, et dimidium temporis
9-27 Et in dimidio hebdomadis, deficiet hostia
12- 7 Quia in tempus, et tempora, et dimidium temporis
Marc. 6-23 Dabo tibi, licet dimidium regni mei
Luc. 19- 8 Ecce dimidium bonorum meorum
Apoc. 12-14 Per tempus et tempora, et dimidium temporis

DIMIDIUS, A, UM.

Exod. 24- 6 Tulit itaque Moyses dimidiam partem sanguinis
37- 1 Altitudo quoque unius cubiti fuit et dimidii
- 6 Duorum cubitorum et dimidii in longitudine
Num. 32-33 Et dimidiæ tribui Manasse filii Joseph
34-13 Jussit... novem tribubus et dimidiæ tribui
Deut. 29- 8 Tradidimus... et dimidiæ tribui Manasse
Josue. 1-12 Et Gaditis, et dimidiæ tribui Manasse ait
4-12 Ruben et Gad, et dimidia tribus Manasse
12- 2 Dimidiæque Galaad, usque ad torrentem Jaboc
- 5 Gessuri et Machati et dimidiæ partis Galaad
- 6 Et Gaditis et dimidiæ tribui Manasse
13- 7 Divide terram... novem tribubus, et dimidiæ tribui Manasse
-25 Omnes civitates Galaad, et dimidiam partem terræ
-29 Dedit et dimidiæ tribui Manasse filiisq.ejus
-31 Et dimidiam partem Galaad et Astaroth
Dimidiæ parti filiorum Machir juxta cognationes
14- 2 Novem tribubus et dimidiæ tribui
- 3 Duabus enim tribubus et dimidiæ dederat Moyses
18- 7 Gad a. et Ruben et dimidia tribus Manasse
21- 5 De tribubus Ephraïm et Dan, et dimidia tribu Manasse
- 6 Et Aser et Nephthali dimidiaque tribu Manasse
-25 Porro de dimidia tribu Manasse Thanach
-27 Levitici generis dedit de dimidia tribu
22- 1 Vocavit Josue... Gaditas et dimidiam tribum Manasse
- 7 Dimidiæ a. tribui Manasse possessionem...
- 9 Abierunt filii Ruben, et filii Gad, et dimidia tribus
-11 Filios Ruben et Gad et dimidiæ tribus Manasse
-15 Ad filios...et Gad et dimidiæ tribus Manasse
-21 Filii Ruben et Gad, et dimidia tribus Manasse
-30 Verba filiorum Ruben, et Gad, et dimidiæ tribus
2 *Reg.* 10- 4 Rasitque dimidiam partem barbæ eorum
3 *Reg.* 3-25 Dividite... infantem... et date dimidiam partem uni, et dimidiam partem alteri
7-31 Habebat unum cubitum et dimidium
-35 Basis erat quædam rotunditas dimidii cubiti
1 *Par.* 5-18 Filii Ruben et Gad, et dimidiæ tribus Manasse
-23 Filii quoque dimidiæ tribus Manasse possederunt
1 *Par.* 5-26 Transtulit Ruben, et Gad, et dimidiam tribum Manasse
6-61 Dederunt ex dimidia tribu Manasse
-71 De cognatione dimidiæ tribus Manasse
12-31 Et ex dimidia tribu Manasse, decem et octo millia
-37 De Gad, et dimidia parte tribus Manasse
26-32 Præposuit... David...et dimidiæ tribui Manasse
27-20 Dimidiæ tribui Manasse Joël filius Phadaïæ
-21 Et dimidiæ tribui Manasse in Galaad
2 *Esdr.* 3-17 Ædificavit Hasebias princeps dimidiæ partis
-18 Filius Enadad, princeps dimidiæ partis Ceilæ
4- 6 Totum usque ad partem dimidiam
12-39 Ego et dimidia pars magistratuum mecum
Tobiæ. 8-24 Dimidiam partem dedit Tobiæ et fecit scripturam ut pars dimidia quæ supererat
10-10 Et dimidiam partem omnis substantiæ suæ
11-14 Sustinuit quasi dimidiam fere horam
12- 5 Ut dignaretur dimidiam partem omnium, quæ attulerant
Esth. 5- 3 Etiamsi dimidiam partem regni petieris
- 6 Etiamsi dimidiam partem regni mei petieris
7- 2 Etiamsi dimidiam partem regni mei petieris
Ezech. 40-42 Extructæ : longitudine cubiti unius et dimidii: et latitudine cubiti unius et dimidii
43-17 Et corona in circuitu ejus dimidii cubiti
Osee. 3- 2 Et coro hordei, et dimidio coro hordei
1 *Mac.* 10-30 Et dimidiam partem fructus ligni
Apoc. 11- 9 Videbunt... corpora eorum per tres dies, et dimidium
-11 Post dies tres et dimidium, Spiritus vitæ

DIMINUO.

Psal. 11- 2 Diminutæ sunt veritates a filiis hominum
Apoc. 22-19 Si quis diminuerit de verbis libri prophetiæ

DIMINUTIO.

Eccli. 31- 4 Laboravit pauper in diminutione victus
2 *Mac.* 11-13 Secum ipse reputans factam erga se diminutionem
Rom. 11-12 Et diminutio eorum divitiæ Gentium

DIMITTO.

Gen. 8- 6 Aperiens Noë fenestram arcæ.. dimisit corvum
-10 Rursum dimisit columbam ex arca
18-26 Dimittam omni loco propter eos
20- 6 Custodivi te...et non dimisi ut tangeres eam
21-14 Tradiditque puerum et dimisit eam
24-54 Dimittite me, ut vadam ad dominum meum
-56 Dimittite me, ut pergam ad dominum meum
-59 Dimiserunt ergo eam, et nutricem illius
26-29 Sed cum pace dimisimus, auctum benedictione Domini
-31 Dimisitque eos Isaac pacifice in locum suum
28- 5 Cumque dimisisset eum Isaac, profectus venit
-15 Nec dimittam nisi complevero universa quæ dixi
30-25 Dimitte me ut revertar in patriam
31- 7 Et tamen non dimisit eum Deus ut noceret mihi
-42 Forsitan modo nudum me dimisisses
32-26 Dixitque ad eum : Dimitte me
Non dimittam te, nisi benedixeris mihi
38-16 Dimitte me ut coeam tecum
42-33 Fratrem vestrum unum dimittite apud me
44- 3 Et orto mane, dimissi sunt cum asinis suis.
-22 Si enim illum dimiserit, morietur
45-20 Nec dimittatis quidquam de supellectili vestra
-24 Dimisit ergo fratres suos et proficiscentibus ait
50-17 Ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc
Exod. 2-20 Ubi est ? inquit, Quare dimisistis hominem ?
3-19 Sed ego scio quod non dimittet vos rex Ægypti
-20 Post hæc dimittet vos
4-21 Ego indurabo cor ejus, et non dimittet populum
-23 Dixi tibi : Dimitte filium meum ut serviat mihi, et noluisti dimittere eum
-26 Et dimisit eum, postquam dixerat
5- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 2 Ut audiam vocem ejus et dimittam Israël ? Nescio Dominum, et Israël non dimittam.
6- 1 Per manum enim fortem dimittet eos
-11 Loquere ad Pharaonem... ut dimittat filios Israël
7- 2 Loquetur ad Pharaonem ut dimittat filios Israël
-14 Ingravatum est cor Pharaonis, non vult dimittere populum

Exod. 7-16 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
8- 1 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
- 2 Sin a.nolueris dimittere, ecce ego percutiam
- 8 Dimittam populum, ut sacrificet Domino
-20 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
-21 Quod si non dimiseris eum, ecce ego immittam in te
-28 Ego dimittam vos ut sacrificetis Domino
-29 Ut non dimittas populum sacrificare Dom.
9- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 7 Ingravatumq. est cor Pharaonis, et non dimisit populum
-17 Retines populum meum et non vis dimittere eum
-21 Qui autem neglexit sermonem Domini, dimisit servos suos
-28 Ut dimittam vos et nequaquam hic ultra maneatis
-35 Nec dimisit filios Israël sicut præceperat
10- 3 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
- 4 Sin a. resistis, et non vis dimittere eum
- 7 Dimitte homines ut sacrificent Domino
-10 Quomodo ego dimittam vos et parvulos vestros?
-15 Quidquid pomorum.. quæ grando dimiserat
-17 Sed nunc dimittite peccatum mihi
-20 Induravit Dominus cor Pharaonis, nec dimisit filios Israël
11- 1 Et post hæc dimittet vos, et exire compellet
-10 Induravit Dom. cor Pharaonis, nec dimisit filios Israël
13-15 Cum... et nollet nos dimittere, occidit Dom.
14- 5 Quid voluimus facere ut dimitteremus Isr.
-19 Cum eo pariter columna nubis, priora dimittens, post tergum
16-20 Qui non audierunt eum, sed dimiserunt
18-27 Dimisitque cognatum suum: qui reversus
21- 8 Si displicuerit... dimittet eam
-26 Dimittet eos liberos pro oculo quem eruit.
-27 Similiter dimittet eos liberos
22- 5 Dimiserit jumentum suum ut depascatur...
23-11 Anno autem septimo dimittes eam
-21 Quia non dimittet, cum peccaveris
32-10 Dimitte me, ut irascatur furor m. contra eos
-31 Aut dimitte eis hanc noxam
Levit. 4-26 Rogabitq..pro peccato ejus, et dimittetur ei
-31 Rogabitque pro eo, et dimittetur ei
-35 Rogabitq... pro peccato ejus,et dimittetur ei
5-10 Rogabitq. pro eo sacerdos...et dimittetur ei
-16 Rogabit pro eo offerens arietem et dimittetur ei
-18 Qui orabit, pro eo... et dimittetur ei
6- 7 Dimittetur illi pro singulis quæ faciendo peccavit
14- 7 Dimittet passerem vivum ut in agrum avolet
-53 Cumq. dimiserit passerem avolare in agrum
16-22 Cumque... dimissus fuerit in deserto
-26 Ille vero, qui dimiserit caprum emissarium
19-10 Pauperibus et peregrinis carpenda dimittes
-22 Repropitiabitur ei, dimitteturque peccatum
20- 4 Si... dimiserit hominem qui dedit de semine suo Moloch
23-22 Sed pauperibus et peregrinis dimittetis eas
Num. 14-19 Dimitte, obsecro, peccatum populi hujus
-20 Dixitq.Dominus:Dimisi juxta verbum tuum
15-25 Dimittetur eis, quoniam non sponte peccaverunt
-26 Et dimittetur universæ plebi filiorum Israël
-28 Impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi
20- 6 Ingressusque Moyses et Aaron, dimissa multitudine
Deut. 4-31 Non dimittet te, nec omnino delebit
9-14 Dimitte me ut conteram eum, et deleam
15-12 In septimo anno dimittes eum liberum
-18 Non avertas ab eis oculos tuos quando dimiseris eos liberos
21-14 Dimittes eam liberam, nec vendere poteris
22-14 Quæsieritq. occasiones quibus dimittat eam
-19 Non poterit dimittere eam omnibus diebus
-29 Non poterit dimittere eam cunctis diebus
24- 1 Dabit in manu illius et dimittet eam de domo sua
- 3 Et dimiserit de domo sua
26-10 Et dimittes eas in conspectu Domini
31- 6 Et non dimittet, nec derelinquet te
- 8 Non dimittet, nec derelinquet te
Josue. 1- 5 Ero tecum: non dimittam, nec derelinquam te
2-21 Dimittensque eos ut pergerent
8- 9 Dimisitque eos, et perrexerunt ad locum
10-19 Nec dimittatis eos... intrare præsidia
-28 Non dimisit in ea saltem parvas reliquias
-30 Non dimiserunt in ea ullas reliquias
-39 Non dimisit in ea ullas reliquias
-40 Non dimisit in ea ullas reliquias

Josue. 11- 8 Ut nullas dimitteret ex eis reliquias
-11 Non dimisit in ea ullas reliquias
22- 6 Benedixitque eis Josue, et dimisit eos
- 7 Cumque dimitteret eos in tabernacula sua
24-20 Si dimiseritis Dominum, et servieritis diis
-28 Dimisitq.populum singulos in possessionem
Judic. 1-26 Qui dimissus, abiit in terram Hetthim
2- 6 Dimisit ergo Josue populum, et abierunt
-12 DimiseruntDominumDeum patrum suorum
-13 Dimittentes eum et servientes Baal et Astaroth
-19 Non dimiserunt adinventiones suas
-21 Non delebo gentes, quas dimisit Josuë,
-23 Dimisit ergo Dominus omnes nationes has
3- 4 Dimisitq.eos ut in ipsis experiretur Israelem
-28 Et non dimiserunt transire quemquam
10- 6 Dimiseruntque Dom. et non coluerunt eum
11-17 Dicens: Dimitte me,ut transeam per terram
-19 Dixerunt ei: Dimitte ut transeam per terram tuam
-20 Israël verba despiciens, non dimisit eum transire
-37 Dimitte me ut duobus mensibus circumeam montes
-38 Respondit: Vade. Et dimisit eam duobus mensibus
15- 5 Dimisit ut huc illucque discurrerent
16-26 Dixit puero... Dimitte me ut tangam columnas
19-25 Qua cum tota nocte abusi essent,dimiserunt eam mane
1 Reg. 2-36 Dimitte me, obsecro, ad unam partem
5-11 Qui dixerunt: Dimittite arcam Dei Israël
6- 3 Si remittitis arcam Dei Israel, nolite dimittere eam vacuam
- 6 Tunc dimisit eos, et abierunt?
- 8 Et dimittite eam, ut vadat
9- 5 Ne forte dimiserit pater meus asinas
-19 Comedatis mec. hodie, et dimittam te mane
-26 Dicens: Surge, et dimittam te
10-25 Et dimisit Samuel omnem populum
19-17 Et dimisisti inimicum meum ut fugeret? Dimitte me, alioquin interficiam te
20- 5 Dimitte ergo me ut abscondar in agro
-13 Dimittam te, ut vadas in pace
-22 Vade in pace, quia dimisit te Dominus
-29 Dimitte me, quoniam sacrific. solemne est
24-20 Inimicum suum, dimittet eum in via bona?
2 Reg. 3-22 Quia jam dimiserat eum, et profectus fuerat
-23 Et dimisit eum, et abiit in pace
-24 Quare dimisisti eum, et abiit et recessit?
10- 4 Præscidit vestes eorum... et dimisit eos
11-12 Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te
13-27 Et dimisit cum eo Amnon et univ. filios
16-10 Dimittite eum, ut maledicat
-11 Dimittite eum, ut maledicat juxta præceptum
-21 Quas dimisit ad custodiendam domum
21-10 Et non dimisit aves lacerare eos per diem
3 Reg. 8-34 Et dimitte peccatum populi tui Israël
-36 Et dimitte peccata servorum tuorum
-66 Et in die octava dimisit populos
11-21 Dimitte me, ut vadam in terram meam
-22 Nulla: sed obsecro te, ut dimittas me
15-29 Non dimisit ne unam quidem animam
19- 3 Et dimisit ibi puerum suum
20-34 Pepigit ergo fœdus, et dimisit eum
-42 Quia dimisisti virum dignum morte
22-24 Me-ne ergo dimisit Spiritus Domini
4 Reg. 4-27 Et ait homo Dei: Dimitte illam
-30 Et vivit anima tua, non dimittam te
5-24 Dimisitque viros, et abierunt
6-23 Et comederunt et biberunt, et dimisit eos
21-14 Dimittam vero reliquias hæreditatis meæ
23-18 Dimittite eum, nemo commoveat ossa ejus
25-22 Quem dimiserat Nabuchodonosor rex Babyl.
1 Par. 8- 8 Postquam dimisit Husim,et Bara uxores suas
16-21 Non dimisit quemquam calumniari eos
19- 4 Et præcidit tunicas eorum... et dimisit eos
28-20 Deus meus tecum erit, et non dimittet te
2 Par. 6-27 Domine, et dimitte peccata servis tuis
-39 Et dimittas populo tuo, quamvis peccatori
7-10 Dimisit populos ad tabernacula sua
23- 8 Joïada pontifex non dimiserat abire turmas
24-25 Et abeuntes dimiserunt eum in languoribus
28-14 Dimiseruntque viri bellatores prædam
1 Esdr. 6- 7 Et dimittite fieri templum Dei illud
9- 8 Ut dimitterentur nobis reliquiæ
-14 Ne dimitteres nobis reliquias ad salutem?
2 Esdr. 3- 8 Et dimiserunt Jerusalem usque ad murum
4- 2 Num dimittent eos gentes?
9-19 Non dimisisti eos in deserto
10-31 Et dimittemus annum septimum
-39 Et non dimittemus domum Dei nostri
Tobie. 3-13 In tempore tribulationis peccata dimittis his

Tobie. 10- 5 Te non debuimus dimittere a nobis
-10 Et salvum atque gaudentem dimisit eum a se
-12 Osculati sunt eam, et dimiserunt ire
Judith. 6- 9 Et sic vinctum restibus dimiserunt eum
10- 8 Nihil..interrogant.eam,dimiserunt transire
16-28 Dimisit abram suam liberam,et defuncta est
Job. 7-19 Nec dimittis me, ut glutiam salivam meam
8- 4 Et dimisit eos in manu iniquitatis suæ
10- 1 Dimittam adversum me eloquium meum
-20 Dimitte ergo me, ut plangam paululum
22- 9 Viduas dimisisti vacuas, et lacertos pupill.
24- 7 Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes
39- 5 Quis dimisit onagrum liberum
Psal. 16-14 Et dimiserunt reliquias suas parvulis suis.
24-18 Et dimitte universa delicta mea
33- 1 Et dimisit eum, et abiit
80-13 Et dimisi eos secundum desideria cordis
104-20 Princeps populorum et dimisit eum
Prov. 1- 8 Et ne dimittas legem matris tuæ
4- 6 Ne dimittas eam, et custodiet te
-13 Tene disciplinam, ne dimittas eam
6-20 Et ne dimittas legem matris tuæ
17-14 Qui dimittit aquam, caput est jurgiorum
27-10 Et amicum patris tui ne dimiseris
29-15 Puer autem qui dimittitur voluntati suæ,
Eccle. 2-21 Sollicitudine, homini otioso quæsita dimittit
10- 4 Locum tuum ne dimiseris
Cant. 3- 4 Tenui eum, nec dimittam, donec introduc.
Eccli. 21- 1 De pristinis deprecare ut tibi dimittantur
27-21 Et sicut qui dimittit avem de manu sua
29-12 Ne dimittas eum vacuum
39-38 Consiliatus sum et cogitavi et scripta dimisi
44-18 Ideo dimissum est reliquum terræ
Isai. 2- 9 Ne ergo dimittas eis
22-14 Si dimittetur iniquitas hæc vobis
27- 9 Idcirco super hoc dimittetur iniquitas domus Jacob
-10 Et dimittetur quasi desertum
32-14 Domus enim dimissa est, multitudo urbis relicta est
40- 2 Dimissa est iniquitas illius
45-13 Captivitatem meam dimittet, non in pretio
50- 1 Quis est hic liber... quo dimisi eam? In sceleribus vestris dimisi matrem vestram
58- 6 Dimitte eos, qui confracti sunt, liberos
65-15 Et dimittetis nomen vestrum in juramentum
Jerem. 3- 1 Si dimiserit vir uxorem suam
- 8 Dimisissem eam,et dedissem ei libellum repudii
12- 7 Reliqui domum meam, dimisi hæreditatem
27-11 Dimittam eam in terra sua, dicit Dominus
34- 9 Ut dimitteret unusquisque servum suum
-10 Inierant pactum ut dimitteret unusquisque servum Audierunt igitur, et dimiserunt
-11 Retraxerunt servos... quos dimiserant liberos
-14 Dimittat unusquisque fratrem suum Et dimittes eum a te liberum
-16 Quos dimiseratis ut essent liberi
39-10 Dimisit Nabuzardan magister militum
40- 1 Postquam dimissus est a Nabuzardan
- 5 Dedit... ei... munuscula, et dimisit eum
50-33 Qui ceperunt eos... nolunt dimittere eos
Baruc. 4-11 Dimisi autem illos cum fletu et luctu
-37 Ecce enim veniunt filii tui, quos dimisisti
Ezech. 13-20 Et dimittam animas, quas vos capitis, animas ad volandum
23-29 Et dimittent te nudam et ignominia plenam
37- 1 Et dimisit me in medio campi
40- 2 Et dimisit me super montem excelsum
Dan. 4-20 Germen radicum ejus in terra dimittite
13-36 Clausit ostia pomarii,et dimisit a se puellas
-53 Innocentes opprimens, et dimittens noxios
Osee. 4-17 Particeps idolorum Ephraïm, dimitte eum
Zach. 8-10 Et dimisi omnes homines
1 Mac. 10-43 Obnoxii regi in omni negotio dimittantur
11-38 Dimisit totum exercitum suum
12-46 Fecit sicut dixit: et dimisit exercitum
13-16 Ut non dimissus fugiat a nobis
2 Mac. 10-20 Dimiserunt quosdam effugere
-21 Adversariis eorum dimissis
12-24 Postulabat ut vivus dimitteretur
-25 Illæsum eum dimiserunt
14-23 Gregesque turbarum... dimisit
Matth. 1-19 Voluit occulte dimittere eam
3-15 Tunc dimisit eum.
5-31 Quicumque dimiserit uxorem suam
-32 Omnis qui dimiserit uxorem suam Qui dimissam duxerit, adulterat.
-40 Dimitte ei et pallium
6-12 Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
-14 Si enim dimiseritis hominibus peccata

Matth. 6-14 Dimittet et vobis Pater... delicta vestra
-15 Si autem non dimiseritis hominibus
Nec Pater vester dimittet vobis peccata
8-15 Tetigit manum ejus, et dimisit eam febris
-22 Dimitte mortuos sepelire mortuos suos
9- 5 Dimittuntur tibi peccata tua.
- 6 Habet potestatem... dimittendi peccata
13-36 Tunc dimissis turbis, venit in domum
14-15 Dimitte turbas, ut euntes...emant sibi escas
-22 Donec dimitteret turbas
-23 Et dimissa turba, ascendit in montem solus
15-23 Dimitte eam, quia clamat post nos
-32 Et dimittere eos jejunos nolo.
-39 Et dimissa turba, ascendit in naviculam
18-21 Et dimittam ei? usque septies?
-27 Dimisit eum, et debitum dimisit ei
-32 Debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me
19- 3 Si licet homini dimittere uxorem suam
- 5 Propter hoc dimittet homo patrem et matrem
- 7 Quid ergo Moyses mandavit... et dimittere?
- 8 Permisit vobis dimittere uxores vestras
- 9 Quia quicumque dimiserit uxorem suam
Qui dimissam duxerit, mœchatur
21- 3 Et confestim dimittet eos
27-15 Consueverat... dimittere unum vinctum
-17 Quem vultis dimittam vobis?
-21 Quem vultis vobis de duobus dimitti?
-26 Tunc dimisit illis Barabbam
Marc. 1-31 Et continuo dimisit eam febris
2- 5 Fili, dimittuntur tibi peccata tua
- 7 Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
- 9 Dimittuntur tibi peccata
-10 Habet potestatem... dimittendi peccata
3-28 Omnia dimittentur filiis hominum peccata
4-12 Nequando convertantur, et dimittantur eis peccata
-36 Et dimittentes turbam, assumunt eum
6-36 Dimitte illos, ut... emant sibi cibos
-45 Dum ipse dimitteret populum
-46 Cum dimisisset eos, abiit in montem orare
7-12 Et ultra non dimittitis eum quidquam
8- 3 Et si dimisero eos jejunos in domum suam
- 9 Quasi quatuor millia: et dimisit eos
-13 Et dimittens eos, ascendit iterum navim,
10- 2 Si licet viro uxorem dimittere
- 4 Moyses permisit... et dimittere
-11 Quicumque dimiserit uxorem suam
-12 Et si uxor dimiserit virum suum
-28 Ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus
11- 3 Et continuo illum dimittet huc
- 6 Sicut præceperat... et dimiserunt eis
-25 Dimittite si quid habetis adversus aliquem
Ut et Pater.. dimittat vobis peccata vestra
-26 Quod si vos non dimiseritis
Nec Pater vester... dimittet vobis peccata vestra
12- 3 Ceciderunt, et dimiserunt vacuum
-19 Si cujus frater... dimiserit uxorem
15- 6 Solebat dimittere illis unum ex vinctis
- 9 Vultis dimittam vobis regem Judæorum
-11 Ut magis Barabbam dimitteret eis
-15 Dimisit illis Barabbam, et tradidit Jesum
Luc. 1-53 Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes
2-29 Nunc dimittis servum tuum, Domine
4-19 Dimittere confractos in remissionem
-39 Imperavit febri: et dimisit illam
5-21 Quis potest dimittere peccata, nisi...Deus?
-23 Quid.. facilius dic.: Dimittuntur tibi peccata
-24 Habet potestatem... dimittendi peccata
6-37 Dimittite, et dimittemini
7-47 Cui autem minus dimittitur, minus diligit
-49 Quis est hic, qui etiam peccata dimittit?
8-38 Dimisit autem eum Jesus, dicens
9-12 Dixerunt illi: Dimitte turbas
11- 4 Et dimitte nobis peccata nostra, siquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis
13- 8 Domine, dimitte illam et hoc anno
-12 Mulier, dimissa es ab infirmitate tua
14- 4 Apprehensum sanavit eum, ac dimisit
15- 4 Nonne dimittit nonaginta novem in deserto
16-18 Qui dimittit uxorem suam... mœchatur
Qui dimissam a viro ducit, mœchatur
17- 3 Si pœnitentiam egerit, dimitte illi
- 4 Dicens: Pœnitet me: dimitte illi
18-28 Ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus
20-10 Qui cæsum dimiserunt eum inanem
-11 Afficientes contumelia, dimiserunt inanem
23-16 Emendatum ergo illum dimittam
-17 Necesse autem habebat dimittere eis
-18 Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam
-20 Locutus est ad eos, volens dimittere Jesum
-22 Corripiam ergo illum, et dimittam

Luc. 23-25 Dimisit autem illis eum
-34 Jesus a. dicebat: Pater, dimitte illis
Joan. 10-12 Videt lupum venientem, et dimittit oves
11-48 Si dimittimus eum sic, omnes credent
18-39 Est a. consuetudo vobis ut unum dimittam
Vultis ergo dimittam vobis regem Judæorum?
19-10 Et potestatem habeo dimittere te?
-12 Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum
Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris
Act. 3-13 Et negastis... judicante illo dimitti
4-21 At illi comminantes dimiserunt eos
-23 Dimissi autem venerunt ad suos
9-25 Nocte, per murum dimiserunt eum
-30 Deduxerunt eum Cæsaream, et dimiserunt Tarsum
13- 3 Imponentesque eis manus, dimiserunt illos
-43 Cumq. dimissa esset synagoga, secuti sunt
14-15 Dimisit omnes gentes ingredi vias suas
15-30 Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam.
-33 Dimissi sunt cum pace a fratribus
16-35 Dicentes: Dimitte homines illos
-36 Quia miserunt magistratus ut dimittamini
17- 9 Et accepta satisfactione... dimiserunt eos
-10 Fratres vero...dimiserunt Paulum et Silam
-14 Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque...
19-40 Et cum hæc dixisset, dimisit Ecclesiam
23-22 Tribunus igitur dimisit adolescentem
-32 Dimissis equitibus... reversi sunt ad castra
26-32 Dimitti poterat homo hic, si non appellasset
28-18 Voluerunt me dimittere
1 Cor. 7-11 Et vir uxorem non dimittat
-12 Et hæc consentit habitare cum illo, non dimittat illam
-13 Et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum
2 Cor. 11-33 Per fenestram in sporta dimissus sum
Hebr. 2- 8 Nihil dimisit non subjectum ei
13-23 Cognoscite fratrem nostrum Timotheum dimissum

DIMONA.

Urbs in tribu Juda, quinta describitur inter viginti novem civitates primæ partis tribus Juda, et inter Cina et Adada.

Josue. 15-22 Et Cina, et Dimona, et Adada

DINA.

Anno mundi 2289, *ante J. Ch.* 1765. *Filia Jacob et Liæ. Nata est Dina in Mesopotamia, apud Labanum. Jacob autem relinquens socerum et domum ejus, venit in Socot, ubi domum ædificavit; deinde transivit in Salem urbem Sichimorum, ibique emit agrum a filiis Hemor, et habitavit juxta oppidum, id est, ante Salem tentoria sua defixit. Egressa est autem Dina, cum jam esset in anno circiter ætatis suæ decimo quinto, ut videret mulieres regionis illius et cognosceret virgines æquales ætate suas, quas congregatas ait Josephus ad quoddam festum. Vidit eam Sichem filius Hemor; adamavit eam, rapuit et dormivit cum illa, vi opprimens virginem. Egresso autem Hemor patre Sichem ut loqueretur ad Jacob et acciperet Dinam filio suo conjugem, Jacob et filii ejus consenserunt, præter tamen Simeon et Levi, ea tamen conditione ut Sichimitæ omnes masculi circumciderentur; assensi sunt omnes Sichimitæ, circumcisis cunctis maribus. Tertio autem die, quando gravissimus est vulnerum dolor, Simeon et Levi fratres Dinæ irruerunt in urbem et interfecerunt omnes masculos; Hemor et Sichem pariter necaverunt et tulerunt sororem de domo Sichem. Irruerunt filii Jacob cæteri super occisos et depopulati sunt urbem in ultionem stupri, parvulos et mulieres captivas duxerunt. Cum cædes et deprædatio fuerint injustæ, credibile Jacob, ubi rescivit et potuit, captivos omnes liberos dimisisse, et quæ supererant bona restituisse; nam in hoc facinore filiorum Jacob multiplex est peccatum: mendacium, perfidia, erga parentem inobedientia, quem ista non probaturum satis intelligebant; injustitia belli, cum penes illos summa potestas non esset, sed penes parentem Israël; sacrilegium, quod circumcisionis sacra cæremonia ad injustam cædem abusi; crudelitas, quod ultra modum sævierint; temeritas, quod Jacob, et totam illam familiam in magnum discrimen adduxerint, irritatis Chaldæorum populis. Non postea legitur quidpiam de Dina in Scripturis.*

Gen. 30-21 Post quem peperit filiam nomine Dinam
34- 1 Egressa est autem Dina filia Liæ
-25 Levi fratres Dinæ, gladiis, ingressi sunt
-26 Tollentes Dinam de domo Sichem

Gen. 46-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopotamia Syriæ cum Dina filia sua

DINÆI.

Anno mundi 3314, *Romæ* 14, *ante J. Ch.* 740. *Populi Assyriæ quos Salmanasar misit Samariam, unde habitatores transtulerat in Assyriam.*

1 Esdr. 4- 9 Reliqui consiliatores eorum, Dinæi

DINUMERATIO.

2 Par. 2-17 Post dinumerationem quam dinumeravit David

DINUMERO.

Num. 23-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob
1 Par. 9- 1 Universus ergo Israel dinumeratus est
2 Par. 2-17 Quam dinumeravit David pater ejus
Judith. 2- 7 Et dinumeravit viros in expeditionem
5- 9 Ut dinumerari eorum non posset exercitus.
Job. 14-16 Tu quidem gressus meos dinumerasti
31- 4 Et cunctos gressus meos dinumerat?
39- 2 Dinumerasti menses conceptus earum
Psal. 21-18 Dinumeraverunt omnia ossa mea
89-12 (*Quis novit... iram tuam*) dinumerare?
138-18 Dinumerabo eos, et super arenam multipl.
Eccli. 1- 2 Et dies sæculi quis dinumeravit?
- 9 Et vidit, et dinumeravit, et mensus est
-23 Et vidit, et dinumeravit eam
Apoc. 7- 9 Quam dinumerare nemo poterat

DIONYSIUS.

Anno Christi 50. *Senator Atheniensis et fortasse in Areopagitarum senatu primarius. Cum audivisset sanctum Paulum prædicantem, adhæsit ei et credidit Domino.*

Act. 17-34 In quibus et Dionysius Areopagita

DIORYX.

Eccli. 24-41 Ego quasi fluvii Dioryx... exivi

DIOSCORUS.

2 Mac. 11-21 Mensis Dioscori die vigesima et quarta

DIOTREPHES.

Diotrephes videtur vir potens fuisse, insolens et arrogans, qui in Ecclesia dominari, fidelibus præesse, sibique jus episcopale arrogare satagebat. Aliqui censent fuisse episcopum, qui cum sancti Joannis apostolatum non reciperet, nec illi subdi vellet, ejus monita, litteras et præcepta accipere et effecta dare recusabat.

3 Joan. - 9 Qui amat primatum gerere in eis, Diotrephes, non recipit nos

DIPLOIS.

Psal. 108-29 Operiantur sicut diploïde confusione sua
Baruc. 5- 2 Circumdabit te Deus diploïde justitiæ

DIPONDIUS.

Luc. 12- 6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio

DIPSAS.

Deut. 8-15 In qua erat... et scorpio ac dipsas

DIRECTE.

Sap. 5-22 Ibunt directe emissiones fulgurum

DIRECTIO.

Psal. 44- 7 Virga directionis, virga regni tui
98- 4 Tu parasti directiones: judicium et justit.
118- 7 Confitebor tibi in directione cordis
Sap. 9- 3 Et in directione cordis judicium judicet
Isai. 57- 2 Requiescat..qui ambulavit in directione sua

DIRECTUM.

1 Reg. 6-12 Ibant autem in directum vaccæ per viam
Psal. 25-12 Pes meus stetit in directo: in Ecclesiis
Sap. 9- 9 Et sciebat quid esset... directum in præceptis tuis
Eccli. 4-20 Et iter adducet directum ad illum
Isai 40- 4 Erunt prava in directa et aspera in vias planas
Jerem. 3- 2 Leva oculos tuos in directum
7-29 Tonde capillum... et sume in directum planctum
Ezech. 47-20 Mare magnum a confinio per directum
Luc. 3- 5 Et erunt prava in directa, et aspera in vias planas

DIREPTIO.

Tobiæ. 3- 4 Ideo traditi sumus in direptionem, et captivitatem
Isai. 5- 5 Auferam sepem ejus, et erit in direptionem

Isai. 24- 3 Dissipabitur terra, et direptione prædabitur
42-22 Nec est qui eruat, in direptionem
-24 Quis dedit in direptionem Jacob et Israël vastantibus
Jerem. 15-13 Et thesauros tuos in direptionem dabo gratis
17- 3 Et omnes thesauros tuos in direptionem dabo
49-32 Et erunt cameli eorum in direptionem
Ezech. 25- 7 Et tradam te in direptionem Gentium
26- 5 Ait Dominus Deus : et erit in direptionem Gentibus
Soph. 1-13 Et erit fortitudo eorum in direptionem
1 *Mac.* 13-34 Quia actus omnes Tryphonis per direptionem fuerant gesti

DIRIGO.

Gen. 14- 8 Et direxerunt aciem contra eos
18-16 Direxerunt oculos contra Sodomam
24-40 Mittet Angelum... et diriget viam tuam
-42 Si direxisti viam meam in qua nunc ambulo
-56 Quia Dominus direxit viam meam
39- 3 Ab eo dirigi in manu illius
-23 Et omnia opera ejus dirigebat
Num. 24- 1 Sed dirigens contra desertum vultum suum.
Deut. 28-29 Et non dirigas vias tuas
Josue. 1- 8 Tunc diriges viam tuam, et intelliges eam
6-17 Abscondit enim nuntios quos direximus
8-13 Ad Aquilonem aciem dirigebat
-14 Direxitque aciem contra desertum
Judic. 20-22 In quo prius certaverant, aciem direxerunt
1 *Reg.* 16-13 Directus est Spiritus Domini a die illa in David
17- 2 Et direxerunt aciem ad pugnandum
2 *Reg.* 10- 8 Et direxerunt aciem ante ipsum introïtum
-10 Qui direxit aciem adversus filios Ammon
-17 Et direxerunt aciem Syri ex adverso David
11-24 Et direxerunt jacula sagittarii ad servos tuos
3 *Reg.* 20-29 Dirigebantque septem diebus ex adverso
22-34 Tetendit arcum, in incertum sagittam dirigens
4 *Reg.* 12-17 Et direxit faciem suam ut ascenderet in Jer.
1 *Par.* 12- 2 Saxa jacientes, et dirigentes sagittas
19- 9 Direxerunt aciem juxta portam civitatis
-17 Irruitq. in eos, et direxit ex adverso aciem
2 *Par.* 20-12 Ut oculos nostros dirigamus ad te
-33 Adhuc populus non direxerat cor suum ad Dominum
26- 5 Cumque requireret Dominum, direxit eum
27- 6 Eo quod direxisset vias suas coram **Dom.**
2*Esdr.* 1-11 Et dirige servum tuum hodie
Tobiæ. 3-14 Ad te, Domine... oculos meos dirigo
4-20 Et pete ab eo, ut vias tuas dirigat
14-12 Ex eo dirigite gressus vestros
Judith. 7- 5 Quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt
- 6 A parte australi extra civitatem dirigeret
12- 8 Ut dirigeret viam ejus ad liberationem populi
13-24 Benedictus Dominus... qui te direxit
Esth. 16-17 Quas sub nomine nostro ille direxerat
Job. 34-14 Si direxerit ad eum cor suum
Psal. 5- 9 Dirige in conspectu tuo viam meam
7-10 Et diriges justum, scrutans corda
24- 5 Dirige me in veritate tua et doce me
- 9 Diriget mansuetos in judicio : docebit mites
26-11 Dirige me in semitam rectam propter inimicos
36-23 Apud Dominum, gressus hominis dirigentur
39- 3 Statuit...pedes meos : et direxit gressus meos
58- 5 Domine : sine iniquitate cucurri, et direxi.
66- 5 Et gentes in terra dirigis
77- 8 Generatio quæ non direxit cor suum
89-16 Respice in servos tuos..et dirige filios eorum
-17 Opera manuum nostrarum dirige super nos: Et opus manuum nostrarum dirige
100- 7 Qui loquitur iniqua, non direxit in conspectu
101-29 Et semen eorum in sæculum dirigetur
118- 5 Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas
-128 Propterea ad omnia mandata tua dirigebar
-133 Gressus meos dirige secundum eloquium tuum
139-12 Vir linguosus non dirigetur in terra
140- 2 Dirigatur oratio mea sicut incensum
Prov. 3- 6 Cogita illum, et ipse diriget gressus tuos
4-26 Dirige semitam pedibus tuis et omnes viæ t.
11- 3 Simplicitas justorum diriget eos
- 5 Justitia simplicis diriget viam ejus
14-15 Sapienti prosperi erunt actus, et dirigetur via ejus
15-21 Et vir prudens dirigit gressus suos
16- 3 Et dirigentur cogitationes tuæ
- 9 Sed Domini est dirigere gressus ejus
20-24 A Domino diriguntur gressus viri
23-19 Esto sapiens : et dirige in via animum tuum
28-13 Qui abscondit scelera sua, non dirigetur
Sap. 11- 1 Direxit opera eorum in manibus prophetæ.
Eccli. 2- 6 Et dirige viam tuam, et spera in illum
Eccli. 20-19 Neque e. quod habendum erat, directo sensu distribuit
29-24 Repromissio nequissima multos perdidit dirigentes
36-19 Et dirige nos in viam justitiæ
37-19 Deprecare Altissimum ut dirigat in veritate viam tuam
38-10 Averte a delicto et dirige manus
-14 Deprecabuntur ut dirigat requiem eorum
39-10 Et ipse diriget consilium ejus et disciplinam
-29 Et viæ illius viis illorum directæ sunt
41- 2 Viro quieto et cujus viæ directæ sunt in omnibus...
49- 3 Ipse est directus divinitus in pœnitentiam
51-27 Animam meam direxi ad illam
Isai. 35- 8 Erit vobis directa via ita ut stulti non errent
45-13 Suscitavi eum... et omnes vias ejus dirigam
48-15 Adduxi eum, et directa est via ejus
53-10 Voluntas Domini in manu ejus dirigetur
54-17 Omne vas, quod fictum est contra te, non dirigetur
Jerem. 7- 5 Quoniam si bene direxeritis vias vestras
10-23 Nec viri est ut ambulet et dirigat gressus suos
18-11 Dirigite vias vestras, et studia vestra
26- 5 De nocte consurgens et dirigens, et non audistis
31-21 Dirige cor tuum in viam rectam in qua ambulasti
Ezech. 38-21 Gladius uniuscujusque in fratrem suum dirigetur
Dan. 8-25 Secundum voluntatem suam et dirigetur dolus in manu ejus
11-36 Dirigetur donec compleatur iracundia
Osee. 12- 3 Et in fortitudine sua directus est cum Angelo
14- 9 Dirigam eum ego ut abietem virentem
1 *Mac.* 3- 6 Conturbati sunt : et directa est salus in manu ejus
Luc. 1-79 Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
Joan. 1-23 Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias
1*Thes.* 3-11 Jesus Christus, dirigat viam nostram ad vos
2 *Thes.* 3- 5 Dominus autem dirigat corda vestra
Jacob. 3- 4 Naves... circumferuntur... ubi impetus dirigentis voluerit

DIRIPIO.

Deut. 3- 7 Jumenta aut. et spolia urbium diripuimus
Josue. 8- 2 Prædam vero et omnia animantia diripietis
Judic. 2-14 Iratusque Dom... tradidit eos in manu diripientium
1 *Reg.* 23- 1 Ecce Philisthiim oppugnant Ceilam, et diripiunt areas
3 *Reg.* 14-26 Tulit... thesauros regios, et univ. diripuit
4 *Reg.* 7-16 Et egressus populus, diripuit castra Syriæ
17-20 Tradidit eos in manu diripientium
2 *Par.* 14-14 Et diripuerunt urbes et multam prædam...
20-25 Diripuerunt, ita ut omnia portare non possent
21-17 Vastaverunt eam diripueruntque cunctam substantiam
25-13 Interfectis tribus millibus, diripuit prædam
28-24 Direptis itaque Achaz omnibus vasis domus Dei
Esth. 3-13 Qui vocatur Adar, et bona eorum diriperent
8-11 Delerent, et spolia eorum diriperent
9-15 Nec eorum ab illis direpta substantia est
Job. 24- 2 Diripuerunt greges et paverunt eos
Psal. 34-10 Egenum et pauperem a diripientibus eum
43-11 Et qui oderunt nos, diripiebant sibi
88-42 Diripuerunt eum omnes transeuntes viam
108-11 Diripiant alieni labores ejus
Eccli. 36-27 Ubi non est sepes, diripietur possessio
Isai. 10- 2 Ut essent viduæ præda eorum et pupillos diriperent
- 6 Ut auferat spolia, et diripiat prædam
13-16 Diripientur domus eorum, et uxores eorum
17-14 Qui vastaverunt nos et sors diripientium nos
18- 2 Diripuerunt flumina terram ejus
- 7 A gente... cujus diripuerunt flumina terram
33-23 Dividentur spolia.... claudi diripient rapinam
42-22 Ipse autem populus direptus et vastatus
Jerem. 20- 5 Diripient eos, et tollent, et ducent in Babyl.
50-11 Magna loquimini diripientes hæreditatem
-37 Gladius ad thesauros ejus qui diripientur
Baruc. 4-26 Ducti sunt enim ut grex direptus ab inimicis
Ezech. 7-21 Dabo illud in manus alienorum ad diripiendum
26-12 Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes
29-19 Et diripiet spolia ejus et erit merces exercitui
38-13 Ecce ad diripiendam prædam congregasti... Ut...diripias manubias infinitas
39-10 Arma succendent igni... et diripient vastatores suos
Amos. 3-11 Detrahetur ex te fortitudo tua et diripientur ædes tuæ
Amos. 5-11 Ideirco pro eo quod diripiebatis pauperem
Nahum. 2- 9 Diripite argentum, diripite aurum
Soph. 2- 9 Reliquiæ populi mei diripient eos
1 *Mac.* 6-24 Hæreditates nostræ diripiebantur
8-10 Et diripuerunt eos, et terram eorum possederunt
2 *Mac.* 9-15 Sed avibus ac feris diripiendos traditurum
Matth. 12-29 Potest quisquam... et vasa ejus diripere Et tunc domum illius diripiet
Marc. 3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget, et tunc domum ejus diripiet

DIRUMPO.

Num. 16-31 Ut cessavit loqui, dirupta est terra sub pedibus eorum
Psal. 2- 3 Dirumpamus vincula eorum et projiciamus
73-15 Tu dirupisti fontes, et torrentes
104-41 Dirupit petram, et fluxerunt aquæ
115-16 Dirupisti vincula mea
Eccli. 19-10 Commoriatur in te fidens quoniam non te dirumpet
Isai. 19- 3 Et dirumpetur spiritus Ægypti in visceribus
58- 6 Et omne onus dirumpe
64- 1 Utinam dirumperes cœlos et descenderes
Jerem. 10-20 Omnes funiculi mei dirupti sunt
30- 8 Vincula ejus dirumpam et non dominabuntur
52- 7 Et dirupta est civitas, et omnes viri
Baruc. 6-43 Sicut ipsa, neque funis ejus diruptus sit
Ezech. 13-20 Dicit Dominus... dirumpam eos de brachiis
-21 Et dirumpam cervicalia vestra, et liberabo
Dan. 14-26 Et diruptus est draco. Et dixit : Ecce quem colebatis
Osee. 13- 8 Dirumpam interiora jecoris eorum
Matth. 7- 6 Ne forte... conversi dirumpant vos
Marc. 2-22 Dirumpet vinum utres, et vinum effundetur
5- 4 Dirupisset catenas, et compedes comminuisset

DIRUO.

Levit. 26-33 Eritque terra vestra deserta, et civitates vestræ dirutæ
Isai. 5- 5 Diruam maceriam ejus et erit in conculcationem
Nahum. 2- 6 Portæ fluviorum apertæ sunt, et templum ad solum dirutum
1 *Mac.* 4-38 Et pastophoria diruta
5-68 Et diruit aras eorum, et sculptilia deorum
6- 7 Et quia diruerunt abominationem

DIRUS.

Sap. 3-19 Nationis enim iniquæ diræ sunt consummationes
Eccli. 38-16 Produc lacrymas, et quasi dira passus incipe plorare
2 *Mac.* 9- 5 Apprehendit eum dolor dirus viscerum

DIRUTA.

1 *Mac.* 9-62 Extruxit diruta ejus et firmaverunt eam
Act. 15-16 Et diruta ejus reædificabo, et erigam illud

DISAN.

Filius Seïr in terra Edom. Disan fuit pater Hus. Seïr autem, cujus filius est Disan, non est Esaü, qui etiam dictus est Seïr, id est, Pilosus; sed est alius Seïr pater Horræorum, qui ante Esaü habitavit in Idumæa.

Gen. 36-21 Et Dison, et Eser, et Disan
-28 Habuit autem filios Disan : Hus, et Aram.
-30 Dux Dison, dux Eser, dux Disan
1 *Par.* 1-38 Filii Seïr : Lotan, Sobal... Eser, Disan
-42 Zavan et Jacan. Filii Disan, Hus, et Aran

DISCALCEATUS, A.

Deut. 25-10 Et vocabitur nomen illius in Israël, Domus discalceati
Isai. 20- 2 Et fecit sic vadens nudus et discalceatus
- 3 Sicut ambulavit servus meus Isaias nudus et discalceatus
- 4 Nudam et discalceatam, discoopertis natibus

DISCEDO.

Gen. 26-17 Et ille discedens, ut veniret ad torrentem Geraræ
Judic. 16-19 Statim enim, ab eo fortitudo discessit
2 *Par.* 25-16 Discedensque Propheta, Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occidere te
35-15 Nec puncto quidem discederent a ministerio
Psal. 6- 9 Discedite a me, omnes qui operamini iniquitatem
21-12 Ne discesseris a me : quoniam tribulatio proxima est
34-22 Domine, ne sileas : Domine, ne discedas a me
37-22 Domine Deus meus : ne discesseris a me

Psal. 79-19 Et non discedimus a te, vivificabis nos
118-118 Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis
Eccli. 7- 2 Discede ab iniquo, et deficient mala abs te
-21 Noli discedere a muliere sensata et bona
13-12 Advocatus a potentiore, discede
23-12 Et non discedet a domo illius plaga
33-33 Et si extollens discesserit : quem quæras
35- 2 Salutare est... discedere ab omni iniquitate
-21 Et non discedet donec Altissimus aspiciat
38-12 Et non discedat a te, quia opera ejus sunt
1 Mac. 2-15 Ut cogerent eos... et a lege Dei discedere
-19 Ut discedat unusquisque a servitute legis
-31 Quoniam discessissent viri quidam
6-36 Et quocumque ibat, ibant, et non discedebant ab ea
-63 Et discessit festinanter, et reversus est Antiochiam
11-43 Quia discessit omnis exercitus meus
2 Mac. 12- 7 Discessit quasi iterum reversurus,
-12 Dextrisque acceptis, discessere ad tabernacula sua
-17 Inde discesserunt stadia septingenta quinquaginta
Matth. 7-23 Discedite a me, qui operamini iniquitatem
25-41 Discedite a me, maledicti, in ignem æternum
Marc. 1-42 Statim discessit ab eo lepra, et mundatus est
5-17 Rogare cœperunt eum, ut discederet de finibus eorum
Luc. 1-38 Et discessit ab illa Angelus
2-15 Et factum est, ut discesserunt ab eis Angeli
-37 Quæ non discedebat de templo
4-42 Detinebant illum, ne discederet ab eis
5-13 Et confestim lepra discessit ab illo
7-24 Et cum discessissent nuntii Joannis, cœpit
8-37 Rogaverunt... ut discederet ab ipsis
9-33 Cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum
-39 Dissipat eum.. et vix discedit dilanians eum
13-27 Discedite a me, omnes operarii iniquitatis.
21-21 Qui in Judæa sunt, fugiant ad montes, et qui in medio ejus, discedant
Act. 1- 4 Præcepit eis ab Jerosolymis ne discederent
5-38 Dico vobis, discedite ab hominibus istis
10- 7 Cum discessisset Angelus qui loquebatur illi
12-10 Et continuo discessit Angelus ab eo
13-13 Joannes a. discedens ab eis, reversus est
15-38 Rogabat eum (ut qui discessisset ab eis de Pamphylia
-39 Facta autem est dissensio, ita ut discederent ab invicem
18- 2 Quod præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma
19- 9 Discedens ab eis, segregavit Discipulos
22-29 Protinus ergo discesserunt ab illo
28-25 Discedebant, dicente Paulo unum verbum
1 Cor. 7-10 Præcipio... uxorem a viro non discedere
-11 Quod si discesserit, manere innuptam
-15 Quod si infidelis discedit, discedat
2 Cor. 12- 8 Ter Dominum rogavi, ut discederet a me
1 Tim. 4- 1 Discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris
2 Tim. 2-19 Et discedat ab iniquitate, omnis qui nominat nomen Domini
Phile. -15 Forsitan enim ideo discessit ad horam a te
Hebr. 3-12 Cor malum incredulitatis discedendi a Deo vivo
Apoc. 18-14 Poma desiderii animæ tuæ discesserunt a te,

DISCEPTATIO.

Exod. 18-16 Cumque acciderit eis aliqua disceptatio
Judic. 12- 2 Disceptatio erat mihi et populo meo
Rom. 14- 1 Non in disceptationibus cogitationum
1 Tim. 2- 8 Levantes puras manus sine ira, et disceptatione

DISCEPTO.

Job. 31-13 Si contempsi subire judicium... cum disceptarent adversum me
32-11 Audivi prudentiam vestram, donec disceptaremini sermonibus
34-19 Nec cognovit tyrannum, cum disceptaret contra pauperem
Jerem. 2- 9 Ait Dom., et cum filiis vestris disceptabo
Joel. 3- 2 Et disceptabo cum eis ibi super populo meo
Act. 11- 2 Cum autem ascendisset Petrus Jerosolymam, disceptabant adversus illum

DISCERNO.

Levit. 10-10 Et ut habeatis scientiam discernendi
2 Reg. 19-35 Numquid vigent sensus mei ad discernendum suave, aut amarum?
3 Reg. 3- 9 Possit et discernere inter bonum et malum
-11 Postulasti tibi sapientiam ad discernendum judicium
Psal. 42- 1 Judica me, Deus, et discerne causam meam
49- 4 Et terram discernere populum suum
67-15 Dum discernit cœlestis reges super eam
Baruc. 6-53 Judicium quoque non discernent, neque regiones liberabunt
Act. 15- 9 Et nihil discrevit inter nos et illos
Rom. 14-23 Qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est
1 Cor. 4- 7 Quis enim te discernit? Quid autem habes..

DISCERPO.

Judic. 14- 6 Dilaceravit leonem, quasi hœdum in frusta discerpens
Marc. 1-26 Et discerpens eum spiritus immundus
9-25 Et multum discerpens eum, exiit ab eo
Act. 23-10 Timens tribunus ne discerperetur Paulus ab ipsis

DISCESSIO.

Act. 20-29 Intrabunt post discessionem meam lupi rapaces in vos
21-21 Audierunt a.de te, quia discessionem doceas
2 Thes. 2- 3 Quoniam, nisi venerit discessio primum

DISCINCTUS.

3 Reg. 20-11 Ne glorietur accinctus æque ut discinctus

DISCINDO.

Osee. 14- 1 Parvuli eorum elidantur, et fœtæ ejus discindantur
1 Mac. 3-47 Cinerem imposuerunt capiti suo, et disciderunt vestimenta sua

DISCIPLINA.

Levit. 26-23 Quod si nec sic volueritis recipere disciplinam
Deut. 11- 2 Non viderunt disciplinam Domini Dei
Judith. 11- 6 Et disciplina tua omnibus provinciis prædicatur
Job. 17- 4 Cor eorum longe fecisti a disciplina
33-16 Et erudiens eos instruit disciplina
34-35 Et verba illius non sonant disciplinam
Psal. 2-12 Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus
17-36 Et disciplina tua correxit me in finem : et disciplina tua ipsa me docebit
49-17 Tu vero odisti disciplinam : et projecisti sermones meos retrorsum
118-66 Et disciplinam, et scientiam doce me
Prov. 1- 2 Ad sciendam sapientiam, et disciplinam
- 8 Audi, fili mi, disciplinam patris tui
-29 Eo quod exosam habuerint disciplinam
3- 4 Invenies gratiam et disciplinam bonam coram Deo et hominibus
-11 Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias
4- 1 Audite, filii, disciplinam patris, et attendite
-13 Tene disciplinam, ne dimittas eam
5- 2 Et disciplinam labia tua conservent
-12 Cur detestatus sum disciplinam
-23 Ipse morietur, quia non habuit disciplinam
6-23 Lex lux, et via vitæ increpatio disciplinæ
8-10 Accipite disciplinam meam et non pecuniam
-33 Audite disciplinam, et estote sapientes
10-17 Via vitæ, custodienti disciplinam
12- 1 Qui diligit disciplinam, diligit scientiam
13-18 Ignominia ei qui deserit disciplinam
15- 5 Stultus irridet disciplinam patris sui
-32 Qui abjicit disciplinam, despicit animam suam
-33 Timor Domini, disciplina sapientiæ
19-20 Audi consilium, et suscipe disciplinam
-25 Si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam
22-15 Et virga disciplinæ fugabit eam
23-13 Noli subtrahere a puero disciplinam
24-32 Posui in corde meo, et exemplo didici disciplinam
Sap. 1- 5 Spiritus e. sanctus disciplinæ effugiet fictum
2-12 Diffamat in nos peccata disciplinæ nostræ
3-11 Et disciplinam qui abjicit, infelix est
6-12 Sermones meos, diligite illos, et habebitis disciplinam
-18 Verissima est disciplinæ concupiscentia
-19 Cura ergo disciplinæ, dilectio est
-27 Ergo accipite disciplinam per sermones meos
7-14 Propter disciplinæ dona commendati
-16 Et omnis sapientia et operum scientia et disciplina
8- 4 Doctrix enim est disciplinæ Dei, et electrix
11-10 Cum misericordia disciplinam accipientes
12-22 Cum ergo das nobis disciplinam, inimicos nostros multipliciter flagellas
Eccli. 1- 7 Disciplina sapientiæ, cui revelata est
-31 In thesauris sapientiæ significatio disciplinæ
Eccli. 1-34 Sapientia enim et disciplina timor Domini
10-33 Pauper gloriatur per disciplinam et timorem suum
11-15 Sapientia, et disciplina, et scientia legis
16-24 Audi me, fili, et disce disciplinam sensus
-25 Dicam in æquitate disciplinam, et scrutabor
17- 5 Et disciplina intellectus replevit illos.
- 9 Addidit illis disciplinam, et legem vitæ...
19-19 Et non est sapientia nequitiæ disciplina
24-37 Qui mittit disciplinam sicut lucem
26-17 Disciplina illius datum Dei est
31-20 Cessa prior causa disciplinæ : et noli nimius esse
33- 4 Conservabit disciplinam et tunc respondebit
-11 In multitudine disciplinæ Dominus separavit
-18 Non mihi soli laboravi, sed omnibus exquirentibus disciplinam
-25 Onus asino : panis et disciplina et opus servo
-26 Operatur in disciplina et quærit requiescere
38- 3 Disciplina medici exaltabit caput illius
-38 Neque palam facient disciplinam et judicium
39-10 Et ipse diriget consilium ejus et disciplinam
-11 Ipse palam faciet disciplinam doctrinæ suæ
41-17 Disciplinam in pace conservate, filii
42- 5 Et de multa disciplina filiorum
- 8 De disciplina insensati et fatui
45- 6 Dedit illi... legem vitæ et disciplinæ
50-29 Doctrinam sapientiæ et disciplinæ scripsit
51-31 Et congregate vos in domum disciplinæ
-34 Et suscipiat anima vestra disciplinam
-36 Assumite disciplinam in multo numero argenti
Isai. 53- 5 Disciplina pacis nostræ super eum
Jerem. 2-30 Frustra percussi filios vestros, disciplinam non receperunt
5- 3 Et renuerunt accipere disciplinam
7-28 Hæc est gens quæ... nec recepit disciplinam
17-23 Induraverunt cervicem suam... ne acciperent disciplinam
32-33 Et nollent audire, ut acciperent disciplinam
35-13 Numquid non recipietis disciplinam, ut obediatis verbis meis
Baruc. 3-20 Viam autem disciplinæ ignoraverunt
-27 Neque viam disciplinæ invenerunt
-37 Hic adinvenit omnem viam disciplinæ
Dan. 1-17 His dedit Deus scientiam, et disciplinam
2-21 Dat... et scientiam intelligentibus disciplinam
Soph. 3- 2 Non audivit vocem, et non suscepit disciplinam
- 7 Timebis me, suscipies disciplinam
Ephes. 6- 4 Educate illos in disciplina et correptione
Philip. 4- 8 Si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate
2 Tim. 2-23 Stultas autem, et sine disciplina quæstiones devita
Hebr. 12- 5 Fili mi, noli negligere disciplinam Domini
- 7 In disciplina perseverate : tanquam filiis...
- 8 Quod si extra disciplinam estis, cujus participes facti sunt omnes
-11 Omnis autem disciplina in præsenti quidem

DISCIPLINATUS.

Eccli. 10-28 Vir prudens et disciplinatus non murmurabit...
40-31 Vir autem disciplinatus et eruditus, custodiet se
Jacob. 3-13 Quis sapiens, et disciplinatus inter vos?

DISCIPULA.

Act. 9-36 In Joppe autem fuit quædam discipula

DISCIPULUS.

Isai. 8-16 Liga testimonium, signa legem in discipulis meis
Malac. 2-12 Disperdet Dominus... magistrum et discipulum
Matth. 5- 1 Cum sedisset, accesserunt ad eum Discipuli ejus
8-21 Alius autem de Discipulis ejus ait illi
-23 Ascendente eo... secuti sunt eum Discipuli ejus
-25 Et accesserunt ad eum Discipuli ejus
9-10 Discumbebant cum Jesu et Discipulis ejus
-11 Et videntes, Pharisæi dicebant Discipulis ejus
-14 Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis Discipuli autem tui non jejunant?
-19 Surgens Jesus, sequebatur eum, et Discipuli ejus
-37 Tunc dicit Discipulis suis : Messis quidem multa
10- 1 Et convocatis duodecim Discipulis suis, dedit
-24 Non est discipulus super magistrum
-25 Sufficit discipulo, ut sit sicut magister ejus

Matth. 10-42 Quicumque potum dederit... in nomine Discipuli
11- 1 Præcipiens duodecim Discipulis suis, transiit inde
- 2 Joannes... mittens duos de discipulis suis
12- 1 Discipuli autem ejus esurientes cœperunt
- 2 Ecce Discipuli tui faciunt quod non licet
-49 Et extendens manum in Discipulos suos dixit
13-10 Et accedentes Discipuli dixerunt ei
-36 Accesserunt ad eum Discipuli ejus, dicentes
14-12 Accedentes Discipuli ejus, tulerunt corpus
-15 Vespere autem facto, accesserunt ad eum Discipuli ejus
-19 Benedixit et fregit, et dedit Discipulis panes, Discipuli autem turbis
-22 Compulit Jesus Discipulos ascendere in naviculam
15- 2 Quare Discipuli tui transgrediuntur traditionem
-12 Tunc accedentes Discipuli ejus, dixerunt ei
-23 Et accedentes Discipuli ejus rogabant eum
-32 Jesus autem convocatis Discipulis suis, dixit
-33 Et dicunt ei Discipuli : Unde ergo nobis
-36 Gratias agens, fregit, et dedit Discipulis suis
Et Discipuli dederunt populo
16- 5 Et cum venissent Discipuli ejus trans fretum
-13 Et interrogabat Discipulos suos, dicens
-20 Tunc præcepit Discipulis suis ut nemini dicerent...
-21 Exinde cœpit Jesus ostendere Discipulis suis
-24 Tunc Jesus dixit Discipulis suis : Si quis vult
17- 6 Et audientes Discipuli ceciderunt in faciem
-10 Et interrogaverunt eum Discipuli, dicentes
-13 Tunc intellexerunt Discipuli, quia de Joanne
-15 Et obtuli eum Discipulis tuis
-18 Tunc accesserunt Discipuli ad Jesum secreto
18- 1 In illa hora accesserunt Discipuli ad Jesum
19-10 Dicunt ei Discipuli ejus : Si ita est causa
-13 Discipuli autem increpabant eos
-23 Jesus a. dixit Discipulis suis : Amen dico vobis
-25 Auditis a. his, Discipuli mirabantur valde
20-17 Assumpsit duodecim Discipulos secreto
21- 1 Tunc Jesus misit duos Discipulos
- 6 Euntes a. Discipuli fecerunt sicut præcepit
-20 Et videntes Discipuli mirati sunt, dicentes
22-16 Mittunt ei Discipulos suos cum Herodianis
23- 1 Jesus locutus est... ad Discipulos suos
24- 1 Accesserunt Discipuli ejus, ut ostenderent
- 3 Accesserunt ad eum Discipuli secreto
26- 1 Cum consummasset... dixit Discipulis suis
- 8 Videntes autem Discipuli, indignati sunt
-17 Accesserunt Discipuli ad Jesum, dicentes
-18 Apud te facio Pascha cum Discipulis meis
-19 Et fecerunt Discipuli sicut constituit illis
-20 Discumbebat cum duodecim Discipulis suis
-26 Deditque Discipulis suis, et ait : Accipite
-35 Similiter et omnes Discipuli dixerunt
-36 Et dixit Discipulis suis : Sedete hic
-40 Et venit ad Discipulos suos, et invenit eos
-45 Tunc venit ad Discipulos suos, et dicit illis
-56 Tunc Discipuli omnes, relicto eo, fugerunt
27-57 Joseph, qui et ipse Discipulus erat Jesu
-64 Ne forte veniant Discipuli ejus, et furentur
28- 7 Euntes dicite Discipulis ejus, quia surrexit
- 8 Currentes nuntiare Discipulis ejus
-13 Dicite quia Discipuli ejus nocte venerunt
-16 Undecim a. Discipuli abierunt in Galilæam
Marc. 2-15 Discumbebant cum Jesu, et Discipulis ejus
-16 Dicebant Discipulis ejus : Quare cum Publicanis et peccatoribus manducat
-18 Et erant discipuli Joannis, et Pharisæi jejun. Quare discipuli Joannis, et Pharisæorum jejunant, tui autem Discipuli non jejunant?
-23 Per sata, et Discipuli ejus cœperunt progredi
3- 7 Jesus a. cum Discipulis suis secessit ad mare
- 9 Dixit Discipulis suis ut navicula sibi deserviret
4-34 Seorsum a. Discipulis suis disserebat omnia
5-31 Et dicebant ei Discipuli sui : Vides turbam
6- 1 Et sequebantur eum Discipuli sui
-29 Discipuli ejus venerunt, et tulerunt corpus
-35 Accesserunt Discipuli ejus dicentes
-41 Et fregit panes, et dedit Discipulis suis
-45 Et statim coëgit Discipulos suos ascendere
7- 2 Et cum vidissent quosdam ex Discipulis ej.
- 5 Quare Discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum,
-17 Interrogabant eum Discipuli ejus parabol.
8- 1 Convocatis Discipulis, ait illis
- 4 Et responderunt ei Discipuli sui : Unde illos
- 6 Et dabat Discipulis suis ut apponerent

Marc. 8-10 Et statim ascendens navim cum Discipulis
-27 Et egressus est Jesus et Discipuli ejus
Et in via interrogabat Discipulos suos
-33 Et videns Discipulos suos, comminatus est Petro
-34 Convocata turba cum Discipulis suis, dixit
9-13 Et veniens ad Discipulos suos, vidit turbam
-17 Et dixi Discipulis tuis ut ejicerent illum
-27 Discipuli ejus secreto interrogabant eum
-30 Docebat a. Discipulos suos, et dicebat illis
10-10 Discipuli ejus de eodem interrogaverunt
-13 Discipuli a. comminabantur offerentibus
-23 Circumspiciens Jesus, ait Discipulis suis
-24 Discipuli a. obstupescebant in verbis ejus
-46 Proficiscente eo de Jericho, et Discipulis ejus
11- 1 Mittit duos ex Discipulis suis
-14 Et audiebant Discipuli ejus.
12-43 Et convocans Discipulos suos, ait illis
13- 1 Cum egrederetur de templo ait illi unus ex Discipulis suis :
14-12 Dicunt ei Discipuli : Quo vis eamus
-13 Et mittit duos ex Discipulis suis, et dicit eis
-14 Ubi Pascha cum Discipulis meis manducem?
-16 Et abierunt Discipuli ejus et venerunt
-32 Et ait Discipulis suis : Sedete hic donec orem
-50 Tunc Discipuli ejus relinquentes eum
16- 7 Sed ite, dicite Discipulis ejus, et Petro
Luc. 5-30 Scribæ eorum dicentes ad Discipulos ejus
-33 Quare discipuli Joannis jejunant frequenter
6- 1 Vellebant Discipuli ejus spicas et manducabant
-13 Cum dies factus esset vocavit Discipulos suos
-17 Stetit in loco campestri et turba Discipulorum ejus,
-20 Et ipse elevatis oculis in Discipulos suos
-40 Non est discipulus super magistrum
7-11 Et ibant cum eo Discipuli ejus et turba
-18 Et nuntiaverunt Joanni discipuli ejus
-19 Convocavit duos de discipulis suis, Joannes
8- 9 Interrogabant autem eum Discipuli ejus
-22 In naviculam, et Discipuli ejus, et ait ad illos
9-14 Ait autem ad Discipulos suos : Facite illos
-16 Et fregit, et distribuit Discipulis suis
-18 Cum solus esset orans, erant cum illo et Discipuli
-40 Et rogavi Discipulos tuos ut ejicerent illum
-44 Mirantibus... quæ faciebat, dixit ad Discipulos suos
-54 Cum vidissent autem Discipuli ej. Jacobus
10-23 Et conversus ad Discipulos suos, dixit
11- 1 Ut cessavit, dixit unus ex Discipulis ejus ad eum : Domine, doce nos orare sicut docuit et Joannes discipulos suos
12- 1 Cœpit dicere ad Discipulos suos : Attendite
-22 Dixitque ad Discipulos suos : Ideo dico vobis
14-26 Non potest meus esse discipulus
-27 Et qui non bajulat crucem suam... non potest meus esse discipulus
-33 Qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus
16- 1 Dicebat autem et ad Discipulos suos : Homo quidam...
17- 1 Et ait ad Discipulos : Impossibile est ut non veniant scandala
-22 Et ait ad Discipulos suos : Venient dies
18-15 Quod cum viderent Discipuli, increpabant illos
19-29 Ad montem... misit duos Discipulos suos
-37 Cœperunt omnes turbæ Discipulorum gaudentes
-39 Dixerunt..Magister, increpa Discipulos tuos
20-45 Audiente a. omni populo, dixit Discipulis suis
22-11 Ubi Pascha, cum Discipulis meis manducem
-39 Secuti sunt autem illum et Discipuli
-45 Cum surrexisset... et venisset ad Discipulos
Joan. 1-35 Stabat Joannes, et ex discipulis ejus duo
-37 Et audierunt eum duo Discipuli loquentem
2- 2 Vocatus est a. et Jesus et Discipuli ejus, ad nuptias
-11 Et crediderunt in eum Discipuli ejus
-12 Post hoc descendit... et fratres ejus et Discipuli ejus
-17 Recordati sunt vero Discipuli ejus
-22 Recordati sunt Discipuli ej. quia hoc dicebat
3-22 Venit Jesus, et Discipuli ejus in terram Judæam
-25 Facta est a. quæstio ex discipulis Joannis
4- 1 Jesus plures Discipulos facit, et baptizat
- 2 (Quanquam Jesus non baptizaret, sed Discipuli ejus.)
- 8 Discipuli enim ejus abierant in civitatem
-27 Et continuo venerunt Discipuli ejus
-31 Interea rogabant eum Discipuli, dicentes
-33 Dicebant ergo Discipuli ad invicem
6- 3 Et ibi sedebat cum Discipulis suis

Joan. 6- 8 Dicit ei unus ex Discipulis ejus, Andreas
-12 Dixit Discipulis suis : Colligite quæ superaverunt fragmenta
-16 Descenderunt Discipuli ejus ad mare
-22 Quia non introisset cum Discipulis suis Jesus
Sed soli Discipuli ejus abiissent
-24 Neque Discipuli ejus, ascenderunt
-61 Multi ergo audientes ex Discipulis ejus
-62 Quia murmurarent de hoc Discipuli ejus
-67 Ex hoc multi Discipulorum ejus abierunt retro,
7- 3 Ut et Discipuli tui videant opera tua
8-31 Si vos manseritis... vere Discipuli mei eritis
9- 2 Et interrogaverunt eum Discipuli ej.: Rabbi
-27 Numquid et vos vultis Discipuli ejus fieri?
-28 Et dixerunt : Tu Discipulus illius sis
Nos autem Moysi discipuli sumus
11- 7 Deinde post hæc dixit Discipulis suis : Eamus...
- 8 Dicunt ei Discipuli : Rabbi, nunc quærebant
-12 Dixerunt ergo Discipuli ejus : Domine, si dormit
-54 Et ibi morabatur cum Discipulis suis
12- 4 Dixit ergo unus ex Discipulis ejus Judas
-16 Hæc non cognoverunt Discipuli ejus primum
13- 5 Et cœpit lavare pedes Discipulorum
-22 Aspiciebant ergo ad invicem Discipuli
-23 Recumbens unus ex Discipulis ejus in sinu
-35 Cognoscent omnes quia Discipuli mei estis
15- 8 Ut... et efficiamini mei Discipuli
16-17 Dixerunt ergo ex Discipulis ejus ad invicem
-29 Dicunt ei Discipuli ejus : Ecce nunc palam
18- 1 Hæc cum dixisset Jesus, egressus est cum Discipulis suis
In quem introivit ipse et Discipuli ejus
- 2 Jesus convenerat illuc cum Discipulis suis
-15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus, et alius Discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici
-16 Exivit ergo Discipulus alius qui erat notus
-17 Numquid et tu ex Discipulis es hominis istius
-19 Interrogavit Jesum de Discipulis suis, et de doctrina
-25 Numquid et tu ex Discipulis ejus es?
19-26 Cum vidisset ergo Jesus matrem, et Discipulum stantem
-27 Deinde dicit Discipulo : Ecce mater tua
Et ex illa hora accepit eam Discipulus in sua
-38 Eo quod esset Discipulus Jesu occultus
20- 2 Et ad alium Discipulum quem amabat Jesus
- 3 Exiit ergo Petrus et ille alius Discipulus
- 4 Et ille alius Discipulus præcucurrit citius
- 8 Introivit et ille Discipulus qui venerat primus
-10 Abierunt ergo iterum Discipuli ad semetipsos
-18 Venit Maria Magdalene annuntians Discipulis
-19 Et fores essent clausæ, ubi erant Discipuli congregati
-20 Gavisi sunt ergo Discipuli viso Domino
-25 Dixerunt ergo ei alii Discipuli : Vidimus
-26 Et post dies octo, iterum erant Discipuli ejus intus
-30 Multa... signa fecit Jesus in conspectu Discipulorum
21- 1 Manifestavit se iterum Jesus Discipulis ad mare Tiberiadis
- 2 Et filii Zebedæi, et alii ex Discipulis ejus duo
- 4 Non tamen cognoverunt Discipuli quia Jesus est
- 7 Dixit ergo Discipulus ille quem diligebat Jesus
- 8 Alii autem Discipuli navigio venerunt
-14 Tertio manifestatus est Jesus Discipulis suis
-20 Vidit illum Discipulum quem diligebat Jesus
-23 Quia Discipulus ille non moritur
-24 Hic est Discipulus ille qui testimonium
Act. 6- 1 In diebus autem illis, crescente numero Discipulorum
- 2 Convocantes a.. multitudinem Discipulorum
- 7 Et multiplicabatur numerus Discipulorum
9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum... in Discipulos Domini, accessit
-10 Erat autem quidam Discipulus Damasci
-19 Fuit autem cum Discipulis qui erant Damasci
-25 Accipientes autem eum Discipuli nocte
-26 In Jerusalem, tentabat se jungere Discipulis
Non credentes quod esset Discipulus
-38 Discipuli audientes quia Petrus esset in ea
11-26 Primum Antiochiæ Discipuli, Christiani
-29 Discipuli autem, prout quis habebat, proposuerunt
13-52 Discipuli quoque replebantur gaudio
14-19 Circumdantibus autem eum discipulis
-21 Confirmantes animas discipulorum

Act. 14-27 Morati sunt autem tempus non modicum cum discipulis
15-10 Imponere jugum super cervices discipulorum
16- 1 Discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus
18-23 Perambulans... Phrygiam, confirmans omnes Discipulos
-27 Scripserunt discipulis ut susciperent eum.
19- 1 Veniret Ephesum et inveniret quosdam discipulos
- 9 Segregavit discipulos quotidie disputans
-30 Paulo autem volente intrare... non permiserunt discipuli
20- 1 Postquam autem cessavit tumultus, vocatis Paulus discipulis
-30 Loquentes perversa, ut abducant discipulos post se
21- 4 Inventis autem discipulis, mansimus ibi
-16 Venerunt autem et ex discipulis a Cæsarea Adducentes secum... antiquum discipulum

DISCO.

Gen. 9-24 Evigilans autem Noë ex vino, cum didicisset quæ fecerat ei filius suus
30-27 Experimento didici, quia benedixerit mihi
Levit. 23-43 Ut discant posteri vestri, quod in tabernaculis habitare fecerim filios
Deut. 4-10 Et discant timere me omni tempore
5- 1 Discite ea, et opere complete
14-23 Ut discas timere Dominum Deum tuum
17-19 Legetque illud... ut discat timere Dominum
31-12 Ut audientes discant, et timeant Dominum
Josue. 4-25 Ut discant omnes terrarum populi
Judic. 3- 2 Ut postea discerent filii eorum certare
16- 5 Decipe eum, et disce ab illo, in quo habeat tantam fortitudinem
1 *Reg.* 17-18 Et cum quibus ordinati sunt, disce
26- 4 Misit exploratores, et didicit quod illuc venisset certissime
3 *Reg.* 8-43 Ut discant universi populi terrarum nomen tuum timere
18-37 Ut discat populus iste, quia tu es Dominus
Esth. 4- 5 Et disceret ab eo, cur hoc faceret
12- 2 Didicit quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere
13- 5 Quod cum didicissemus, videntes...
Psal. 105-35 Et commisti sunt..et didicerunt opera eorum
118- 7 In eo quod didici judicia justitiæ tuæ
-71 Humiliasti me : ut discam justificationes tuas
-73 Da mihi intellectum et discam mandata tua
Prov. 6- 6 Considera vias ejus, et disce sapientiam
17-16 Et qui evitat discere, incidet in mala
22-25 Ne forte discas semitas ejus, et sumas scandalum animæ tuæ
24-32 Posui in corde meo, et exemplo didici disciplinam
30- 3 Non didici sapientiam,et non novi scientiam
Eccle. 1-16 Mens mea contemplata est multa sapienter, et didici
2-14 Et didici quod unus utriusque esset interitus
3-14 Didici, quod omnia opera quæ fecit Deus
Sap. 6- 2 Audite ergo reges et intelligite, discite judices finium terræ
-10 Ut discatis sapientiam, et non excidatis.
-11 Et qui didicerint ista, invenient quid respondeant
7-13 Quam sine fictione didici, et sine invidia
-21 Quæcumque sunt absconsa et improvisa, didici
9-18 Et quæ tibi placent didicerint homines ?
Prolog.Eccli. Ut desiderantes discere, et illorum periti Et discere quemadmodum oporteat instituere mores
Eccli. 6-33 Fili, si attenderis mihi, disces
8-10 Ab ipsis enim disces sapientiam et doctrinam
-11 Ipsi enim didicerunt a patribus suis
-12 Quoniam ab ipsis disces intellectum
16-24 Audi me, fili, et disce disciplinam sensus
18-19 Para justitiam tibi, et antequam loquaris, disce
34- 9 Et qui multa didicit, enarrabit intellectum
Isai. 1-17 Discite benefacere : quærite judicium
26- 9 Justitiam discent habitatores orbis
-10 Misereamur impio, et non discet justitiam
29-24 Scient errantes spiritu intellectum, et mussitatores discent legem
Jerem. 9-14 Abierunt... post Baalim : quod didicerunt a patribus suis
10- 2 Juxta vias Gentium nolite discere
12-16 Et erit : si eruditi didicerint vias populi mei
13-23 Vos poteritis benefacere, cum didiceritis malum
Baruc. 3-14 Disce ubi sit prudentia, ubi sit virtus,
Ezech. 19- 3 Et didicit capere prædam, hominemque comedere
- 6 Et didicit prædam capere, et homines devorare
- 7 Didicit viduas facere, et civitates eorum...
23-48 Et discent omnes mulieres ne faciant...
Dan. 7-19 Volui diligenter discere de bestia quarta
Mich. 4- 3 Et non discent ultra belligerare
1 *Mac.* 10-72 Interroga, et disce quis sum, ego et cæteri
2 *Mac.* 7- 2 Quid quæris, et quid vis discere a nobis ?
Matth. 2- 7 Herodes... diligenter didicit ab eis tempus stellæ
9-13 Euntes autem discite quid est : Misericordiam volo
11-29 Et discite a me, quia mitis sum et humilis corde
24-32 Ab arbore autem fici discite parabolam !
Marc. 13-28 A ficu autem discite parabolam
Joan. 6-45 Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me
7-15 Quomodo hic litteras scit, cum non didicerit
Rom. 16-17 Qui dissensiones et offendicula, præter doctrinam quam vos didicistis, faciunt
1 *Cor.* 4- 6 Ut in nobis discatis,ne supra quam scriptum
14-31 Ut omnes discant, et omnes exhortentur
-35 Si quid autem volunt discere
Galat. 1-12 Neque enim ego ab homine accepi illud, neque didici
3- 2 Hoc solum a vobis volo discere
Ephes. 4-20 Vos autem non ita didicistis Christum
Philip. 4- 9 Quæ et didicistis et accepistis... agite
-11 Ego e. didici, in quibus sum sufficiens esse
Colos. 1- 7 Sicut didicistis ab Epaphra charissimo
2- 7 Confirmati fide, sicut et didicistis
1 *Thes.* 4- 9 Ipsi e. vos a Deo didicistis ut diligatis invic.
2 *Thes.* 2-14 Tenete traditiones quas didicistis
1 *Tim.* 1-20 Tradidi Satanæ, ut discant non blasphemare
2-11 Mulier in silentio discat cum omni subjectione
5- 4 Discat primum domum suam regere
-13 Simul a. et otiosæ discunt circuire domos :
2 *Tim.* 3- 7 Semper discentes, et nunquam ad scientiam
-14 Tu vero, permane in iis quæ didicisti et quæ credita sunt tibi : sciens a quo didiceris.
Tit. 3-14 Discant a. et nostri bonis operibus præesse
Hebr. 5- 8 Cum esset Filius Dei, didicit ex iis, quæ passus est,

DISCOCTA.

Ezech. 24- 5 Et discocta sunt ossa illius in medio ejus

DISCOLOR.

Jerem. 12- 9 Numquid avis discolor hæreditas mea mihi?
Ezech. 16-10 Et vestivi te discoloribus, et calceavi te

DISCOOPERIO.

Levit. 18- 7 Turpitudinem matris tuæ non discooperies
- 8 Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies
-12 Turpitudinem sororis patris tui non discooperies
-15 Nec discooperies ignominiam ejus
20-19 Turpitudinem..amitæ tuæ non discooperies
21-10 Pontifex... caput suum non discooperiet
Num. 5-18 Discooperiet caput ejus,et ponet sup. manus
Ruth. 3- 4 Discooperies pallium, quo operitur
- 7 Discooperto pallio a pedibus ejus,se projecit
2 *Reg.* 6-20 Rex Israël discooperiens se ante ancillas
Isai. 20- 4 Discoopertis natibus ad ignominiam Ægypti
47- 2 Denuda turpitudinem tuam, discooperi humerum
57- 8 Quia juxta me discooperuisti et suscepisti
Jerem. 49-10 Ego vero discooperui Esaü, revelavi
Thren. 4-22 Filia Edom, discooperuit peccata tua
Ezech. 22-10 Verecundiora patris discooperuerunt in te
23-10 Ipsi discooperuerunt ignominiam ejus
-18 Denudavit... et discooperuit ignominiam s.
Dan. 13-32 At iniqui illi jusserunt ut discooperiretur

DISCORDIA.

Prov. 6-19 Et eum qui seminat inter fratres discordias
17-19 Qui meditatur discordias, diligit rixas
30-33 Qui provocat iras, producit discordias
Jerem. 15-10 Virum rixæ, virum discordiæ, in universa terra?

DISCRETIO.

1 *Cor.* 12-10 Alii prophetia, alii discretio spirituum
Hebr. 5-14 Habent sensus ad discretionem boni ac mali.

DISCRETOR.

Hebr. 4-12 Et discretor cogitationum et intentionum cordis

DISCRIMEN.

Judic. 5- 9 Qui propria voluntate obtulistis vos discrimini
-15 Qui quasi in præceps... se discrimini dedit
Esth. 11- 8 Fuitque dies illa tenebrarum et discriminis

DISCRIMINALIA.

Isai. 3-20 Discriminalia, et periscelidas, et murenulas

DISCRIMINO.

Judith. 10- 3 Et discriminavit crinem capitis sui

DISCUBITUS.

Eccli. 41-24 De discubitu in panibus, et ab offuscatione dati et accepti
Marc. 12-39 (*Qui volunt*) et primos discubitus in cœnis
Luc. 20-46 Et amant... primos discubitus in conviviis

DISCUMBO.

1 *Reg.* 16-11 Nec enim discumbemus prius quam huc ille veniat
30-16 Ecce illi discumbebant super faciem universæ terræ
Tobiæ. 7- 9 Cumque hortaretur eos discumbere ad prandium
9- 8 Invenit Tobiam discumbentem
Matth. 9-10 Et factum est discumbente eo in domo Peccatores venientes discumbebant cum Jesu et Discipulis ejus
14-19 Et cum jussisset turbam discumbere super fœnum
15-35 Præcepit turbæ,ut discumberent super terr.
22-10 Et impletæ sunt nuptiæ discumbentium
-11 Intravit autem rex ut videret discumbentes
26-20 Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim Discipulis suis
Marc. 2-15 Peccatores simul discumbebant cum Jesu
6-26 Propter simul discumbentes noluit eam contristare
-40 Et discubuerunt in partes, per centenos
8- 6 Præcepit turbæ discumbere super terram
14-18 Et discumbentibus eis, et manducantibus, ait Jesus
Luc. 5-29 Qui cum illis erant discumbentes
7-36 Et ingressus domum Pharisæi, discubuit
9-14 Facite illos discumbere per convivia quinquagenos
-15 Ita fecerunt. Et discumbere fecerunt omnes
12-37 Quod præcinget se et faciet illos discumbere
14- 8 Ad nuptias, non discumbas in primo loco
-10 Erit tibi gloria coram simul discumbentibus
22-14 Discubuit, et duodecim Apostoli cum eo
Joan. 6-10 Dixit ergo Jesus: Facite homines discumbere Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque millia
-11 Cum gratias egisset, distribuit discumbentibus
12- 2 Lazarus vero unus erat ex discumbentibus
13-28 Hoc autem nemo scivit discumbentium
21-12 Nemo audebat discumbentium interrogare

DISCURRO.

Gen. 49-22 Filiæ discurrerunt super murum
Exod. 9-23 Dominus dedit tonitrua et grandinem ac discurrentia fulgura super terram
Levit. 13-12 Sin a. effloruerit discurrens lepra in cute,
Deut. 33-26 Magnificentia ejus discurrunt nubes
Judic. 15- 5 Dimisit ut huc illucque discurrerent
Esth. 8-10 Qui per omnes provincias discurrentes
Prov. 6- 3 Discurre, festina, suscita amicum tuum
Sap. 3- 7 Fulgebunt justi, et tanquam scintillæ in arundineto discurrent
Ezech. 1-13 Hæc erat visio discurrens in medio animalium
Nahum. 2- 4 Aspectus eorum..quasi fulgura discurrentia
Zach. 4-10 Septem isti oculi sunt Domini, qui discurrunt in universam terram
6- 7 Quærebant ire et discurrere per omnem terram
2 *Mac.* 5- 2 Contigit... videri diebus quadraginta per aëra equites discurrentes
-26 Et civitatem cum armatis discurrens

DISCUS.

2 *Mac.* 4-14 Participes fieri... et in exercitiis disci
Matth. 14- 8 Da mihi, inquit, hic in disco caput Joannis
-11 Et allatum est caput ejus in disco
Marc. 6-25 Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistæ
-27 Præcepit afferri caput ejus in disco
-28 Et attulit caput ejus in disco

DISERTITUDO.

Isai. 33-19 Ita ut non possis intelligere disertitudinem

DISERTUS.

Sap. 7-22 Disertus, mobilis, incoinquinatus, certus,
10-21 Et linguas infantium fecit disertas,

DISON.

Filius Seïr Horræi. Vide Disan.

Gen. 36-21 Et Dison, et Eser, et Disan. Hi duces Horræi
-25 Habuitque filium Dison et filiam Oolibama.
-26 Et isti filii Dison : Hamdan et Eseban
-30 Dux Dison, dux Eser, dux Disan
1 Par. 1-38 Filii Seir... Ana, Dison, Eser, Disan
-40 Filii Sebeon: Aia et Ana. Filii Ana : Dison.
-41 Filii Dison : Hamram et Eseban et Jethran,

DISPENDIA.

Prov. 27-12 Parvuli transeuntes sustinuerunt dispendia.

DISPENSATIO.

1 Cor. 9-17 Si a. invitus, dispensatio mihi credita est
Ephes. 1-10 In dispensatione plenitudinis temporum
3- 2 Si tamen audistis dispensationem gr. Dei
- 9 Et illuminare omnes, quæ sit dispensatio
Colos. 1-25 Ego minister secundum dispensationem Dei

DISPENSATOR.

Gen. 43-16 Præcepit dispensatori domus suæ, dicens
-19 Quamobrem in ipsis foribus accedentes ad dispensatorem domus
44- 1 Præcepit a. Joseph dispensatori domus suæ
- 4 Tunc Joseph accersito dispensatore domus,
3 Reg. 18- 3 Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem
Luc. 12-42 Quis,putas,est fidelis dispensator et prudens
1 Cor. 4- 1 Et dispensatores mysteriorum Dei
- 2 Hic jam quæritur inter dispensatores
Tit. 1- 7 Sine crimine esse sicut Dei dispensatorem,
1 Petr. 4-10 Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ

DISPERDO.

Gen. 6-13 Et ego disperdam eos cum terra
Exod. 12-13 Nec erit in vobis plaga disperdens
33- 3 Ne forte disperdam te in via
Levit. 17-10 Et disperdam eam de populo suo
26-32 Disperdamq. terram vestram, et stupebunt
Num. 16-21 Ut eos repente disperdam
33-52 Disperdite cunctos habitatores terræ illius
Deut. 3- 6 Disperdentes omnem civitatem, virosque
7-10 Ita ut disperdat eos, et ultra non differat
-20 Donec deleat omnes, atque disperdat
-24 Et disperdes nomina eorum sub cœlo
9- 3 Disperdat ante faciem tuam velociter
-26 Dom. Deus, ne disperdas populum tuum
11-23 Disperdet Dominus omnes gentes istas
12- 3 Disperdite nomina eorum de locis illis
-29 Quando disperdiderit Dom. Deus... gentes
19- 1 Cum disperdiderit Dom. Deus tuus gentes
28-51 Donec te disperdat
-63 Sic lætabitur disperdens vos, atque subvertens
Josue. 3-10 Disperdet in conspectu vestro Chananæum
9-24 Et disperderet cunctos habitatores ejus
13-13 Nolueruntque disperdere filii Israël Gessuri
23- 5 Dom. Deus vester disperdet eas, et auferet
-13 Donec vos auferat atque disperdat de terra hac optima
-15 Donec vos auferat atque disperdat de terra hac optima
1 Reg. 15- 9 Pulchra erant, nec voluerunt disperdere ea
2 Reg. 22-41 Odientes me, et disperdam eos
24-16 Cumq. extendisset manum suam Angelus Do. super Jer. ut disperderet eam
4 Reg. 8-19 Noluit autem Dominus disperdere Judam
10-19 Porro Jehu faciebat hoc insidiose, ut disperderet cultores Baal
13-23 Et noluit disperdere eos, neque projicere
24- 2 Immisit eos in Judam, ut disperderent eum
2 Par. 12- 7 Quia humiliati sunt, non disperdam eos
21- 7 Noluit a. Dominus disperdere domum Dav.
Esth. 14-11 Et eum qui in nos cœpit sævire, disperde
Psal. 11- 4 Disperdat Dominus universa labia dolosa
17-41 Et inimicos meos dedisti mihi dorsum et odientes me disperdidisti
43- 3 Manus tua gentes disperdidit
53- 7 Et in veritate tua disperde illos
56- 1 Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
57- 1 Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
58- 1 Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
77-38 Propitius fiet peccatis eorum, et non disperdet eos
-45 Et comedit eos ; et ranam, et disperdidit eos
82- 5 Venite et disperdamus eos de gente
93-23 Et in malitia eorum disperdet eos, disperdet illos Dominus Deus noster
100- 8 Ut disperderem de civitate Domini omnes
105-23 Et dixit ut disperderet eos : Si non Moyses
Psal. 105-23 Ut averteret iram ejus ne disperderet eos :
-34 Non disperdiderunt gentes, quas dixit Dominus illis.
142-12 In misericordia tua disperdes inimicos meos,
144-20 Et omnes peccatores disperdet
145- 9 Et vias peccatorum disperdet
Eccli. 5- 9 Et in tempore vindictæ disperdet te
6- 4 Anima enim nequam disperdet qui se habet
10-20 Arefecit ex ipsis, et disperdidit eos
32-22 Vir consilii non disperdet intelligentiam,
Isai. 9-14 Et disperdet Dominus ab Israël caput et caudam
13- 5 Vasa furoris ejus, ut disperdat omnem terram
14-20 Tu enim terram tuam disperdidisti
36-10 Numquid sine Domino ascendi ad terram istam ut disperderem eam ?
Ascende sup. terram istam et disperde eam
54-16 Ego creavi interfectorem ad disperdendum
65- 8 Sic faciam propter servos meos, ut non disperdam totum
Jerem. 1-10 Constitui te hodie super gentes et super regna, ut evellas et destruas, et disperdas
9-21 Ingressa est domos nostras disperdere parvulos de foris
13-14 Neque miserebor ut non disperdam eos
15- 7 Interfeci et disperdidi populum meum
18- 7 Ut eradicem, et destruam, et disperdam illud
23- 1 Væ pastoribus qui disperdunt et dilacerant gregem pascuæ meæ
31-28 Sicut vigilavi super eos ut... dissiparem et disperderem
44-11 Et disperdam omnem Judam
48- 2 Venite, et disperdamus eam de gente
50-16 Disperdite satorem de Babylone
51-20 Ego collidam in te gentes, et disperdam in te regna
-62 Domine, tu locutus es contra locum istum ut disperderes eum
Ezech. 5-16 Et quas mittam ut disperdam vos
6- 3 Ecce ego inducam super vos gladium, et disperdam excelsa vestra
9- 8 Ergone disperdes omnes reliquias Israël
14- 8 Et disperdam eum de medio populi mei
30-11 Adducentur ad disperdendam terram
-13 Disperdam simulacra et cessare faciam idola
-14 Et disperdam terram Phathures
43- 3 Quando venit ut disperderet civitatem
Osee. 10- 8 Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Isr.
11- 9 Non convertar ut disperdam Ephraïm
Amos. 1- 5 Et disperdam habitatorem de campo idoli,
- 8 Et disperdam habitatorem de Azoto
2- 3 Disperdam judicem de medio ejus
Mich. 5-10 Auferam equos tuos de medio tui, et disperdam quadrigas tuas
Soph. 1- 3 Et disperdam homines a facie terræ
- 4 Et disperdam de loco hoc reliquias Baal
2- 5 Et disperdam te ita ut non sit inhabitator.
3- 6 Disperdidi gentes, et dissipati sunt anguli
Zach. 9- 6 Et disperdam superbiam Philisthinorum
-10 Et disperdam quadrigam ex Ephraïm
13- 2 Disperdam nomina idolorum de terra
Malac. 2-12 Disperdet Dominus virum, qui fecerit hoc
1 Mac. 2-40 Nunc citius disperdent nos a terra
3-20 Veniunt... ut disperdant nos, et uxores nostras
-39 Disperderent eam secundum verbum regis
-52 Nationes convenerunt... ut nos disperdant
-58 Quæ convenerunt adversus nos disperdere nos, et sancta nostra
6-19 Et cogitavit Judas disperdere eos
Act. 13-41 Et admiramini, et disperdimini
1 Cor. 3-17 Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus

DISPEREO.

Num. 21-30 Jugum ipsorum disperiit ab Hesebon usque Dibon
Deut. 8-19 Prædico tibi quod omnino dispereas
Judith. 6- 3 Et omnis Israël tecum perditione disperiet
Psal. 36-22 Maledicentes autem ei disperibunt
82-11 Disperierunt in Endor, facti sunt ut stercus
108-15 Et dispereat de terra memoria eorum
Sap. 16-29 Et disperiet tanquam aqua supervacua
Jerem. 44- 8 Et dispereatis, et sitis in maledictionem
51-58 Labores populorum ad nihilum, et gentium in ignem erunt, et disperibunt
Thren. 5-18 Propter montem Sion, quia disperiit
Dan. 3-96 Dispereat, et domus ejus vastetur
7-26 Conteratur, et dispereat usque in finem
Soph. 1-11 Disperierunt omnes involuti argento

DISPERGO.

Gen. 11- 9 Et inde dispersit eos Dominus super faciem
Gen. 49- 7 Dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israel
Exod. 5-12 Dispersusq. est populus per omnem terram
Levit. 26-33 Vos autem dispergam in gentes, et evaginabo
Num. 16-37 Tollat thuribula quæ jacent in incendio, et ignem huc illucque dispergat
Deut. 4-27 Disperget in omnes gentes, et remanebitis pauci in nationibus
28-25 Fugias, et dispergaris per omnia regna terræ
-64 Disperget te Dominus in omnes populos
30- 1 In quas disperserit te Dominus Deus tuus
- 3 De cunctis populis, in quos te ante dispersit
Judic. 9-45 Destructa, ita ut sal in ea dispergeret
1 Reg. 11-11 Reliqui autem dispersi sunt, ita ut non relinquerentur in eis duo pariter
14-34 Et dixit Saül : Dispergimini in vulgus
2 Reg. 18- 8 Fuit autem ibi prælium dispersum
3 Reg. 22-17 Vidi cunctum Israël dispersum in montibus
4 Reg. 23-12 Et cucurrit inde, et dispersit cinerem eorum
25- 5 Et omnes bellatores, qui erant cum eo, dispersi sunt
1 Par. 10- 7 Et huc illucque dispersi sunt
2 Par. 18-16 At ille ait : Vidi universum Israël dispersum
34- 4 Super tumulos eorum..fragmenta dispersit
2 Esdr. 1- 8 Cum transgressi fueritis, ego dispergam vos in populos
Tobiæ. 3- 4 Traditi sumus... nationibus in quibus dispersisti nos
13- 4 Quoniam ideo dispersit vos inter gentes
14- 6 Fratres nostri, qui dispersi sunt a terra Isr.
Judith. 5-23 Reversi ad Dominum Deum suum, ex dispersione qua dispersi fuerant
Esth. 3- 8 Est populus per omnes provincias regni tui dispersus
13- 4 Indicavit mihi... populum esse dispersum,
Job. 21-18 Erunt... sicut favilla quam turbo dispergit
40- 6 Disperge superbos in furore tuo
Psal. 21-15 Et dispersa sunt omnia ossa mea
43-12 Dedisti nos tanquam oves escarum, et in gentibus dispersisti nos
58-12 Disperge illos in virtute tua : et depone eos,
-16 Ipsi dispergentur ad manducandum
88-11 In brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos tuos
-34 Misericordiam autem meam non dispergam ab eo
91-10 Dispergentur omnes qui operantur iniquit
105-27 Ut dejiceret semen eorum in nationibus et dispergeret eos in regionibus
111- 9 Dispersit, dedit pauperibus : justitia ejus manet in sæculum sæculi
Sap. 5-15 Et tanquam spuma gracilis, quæ a procella dispergitur
11-21 Et dispersi per spiritum virtutis tuæ
17- 3 Tenebroso oblivionis velamento dispersi sunt
Eccli. 28-16 Et dispersit illos de gente in gentem
48-16 Usque dum..dispersi sunt in omnem terram
Isai. 11-12 Et dispersos Juda colliget a quatuor plagis terræ
24- 1 Dominus dissipabit terram... et disperget habitatores ejus
30-22 Et disperges ea sicut immunditiam menstruatæ
33- 3 Et ab exaltatione tua dispersæ sunt gentes
41-16 Et ventus tollet, et turbo disperget eos
56- 8 Ait Dominus Deus, qui congregat dispersos Israel
Jerem. 3-13 Dispersisti vias tuas alienis sub omni ligno
9-16 Et dispergam eos in gentibus, quas non noverunt
10-21 Omnis grex eorum dispersus est
13-14 Dispergam eos, virum a fratre suo
15- 7 Et dispergam eos,ventilabro in portis terræ:
18-17 Sicut ventus urens dispergam eos coram inimico
23- 2 Vos dispersistis gregem meum, et ejecistis
30-11 In cunctis gentibus, in quibus dispersi te
31-10 Qui dispersit Israël, congregabit eum
40- 7 Qui dispersi fuerant per regiones
-13 Qui dispersi fuerant in regionibus
43- 5 Gentibus, ad quas fuerant ante dispersi
49- 5 Et dispergemini singuli a conspectu vestro,
-32 Et dispergam eos in omnem ventum
50-17 Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
Thren. 4- 1 Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite
Baruc. 2- 4 In omnibus populis, in quibus nos dispersit Dominus
-13 Inter gentes, ubi dispersisti nos
-29 In minimam inter gentes, quo ego eos dispergam
3- 8 In captivitate nostra sumus hodie, qua nos dispersisti in improperium
4-37 Veniunt filii tui, quos dimisisti dispersos
Ezech. 5- 2 Tertiam vero aliam disperges in ventum

Ezech. 5-12 Partem tuam in omnem ventum dispergam
6- 5 Dispergam ossa vestra circum aras vestras
- 8 Cum dispersero vos in terris
11-16 Et quia dispersi eos in terris
-17 Adunabo de terris, in quibus dispersi estis
12-14 Agmina ejus dispergam in omnem ventum
-15 Quando dispersero illos in gentibus
17-21 Residui a. in omnem ventum dispergentur:
20-23 Ut dispergerem illos in nationes
-34 Congregabo vos de terris, in quibus dispersi estis
-41 Cum... congregavero vos de terris, in quas dispersi estis
22-15 Dispergam te in nationes, et ventilabo te
28-25 Quando congregavero domum Israël de populis in quibus dispersi sunt
29-12 Et dispergam Ægyptios in nationes
-13 Congregabo Ægyptum de populis, in quibus dispersi fuerant
30-23 Et dispergam Ægyptum in gentibus
-26 Et dispergam Ægyptum in nationes
34- 5 Et dispersæ sunt oves meæ, eo quod non esset pastor
Factæ sunt in devorationem... et dispersæ sunt
- 6 Super omnem faciem terræ dispersi sunt
-12 In quibus dispersæ fuerant in die nubis
-21 Infirma pecora, donec dispergerentur foras.
36-19 Et dispersi eos in Gentes
46-18 Ut non dispergatur populus meus
Dan. 4-11 Excutite folia ejus, et dispergite fructus ejus
Joel. 3- 2 Quos disperserunt in nationibus
Nahum. 2- 1 Ascendit qui dispergat coram te
Habac. 3-14 Venientibus ut turbo ad dispergendum me
Soph. 3-10 Inde supplices mei, filii dispersorum meorum, deferent munus mihi
Zach. 1-21 Levaverunt cornu... ut dispergerent eam
2- 6 Quoniam in quatuor ventos cœli dispersi vos
7-14 Et dispersi eos per omnia regna
11-16 Dispersum non quæret, et contritum non sanabit
13- 7 Percute pastorem, et dispergentur oves
- 8 Partes duæ in ea dispergentur et deficient
Malac. 2- 3 Et dispergam super vultum vestrum stercus
1 Mac. 4- 4 Adhuc e. dispersus erat exercitus a castris
6-54 Et dispersi sunt unusquisque in locum suum
7- 6 Et nos dispersit de terra nostra
10-83 Et qui dispersi sunt per campum, fugerunt in Azotum
11-47 Et dispersi sunt omnes per civitatem
-55 Et congregati sunt ad eum... quos disperserat Demetrius
2 Mac. 14-13 Eos vero, qui cum illo erant, dispergeret
Matth. 26-31 Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis
Marc. 14-27 Percutiam pastorem et dispergentur oves
Luc. 1-51 Dispersit superbos mente cordis sui
11-23 Et qui non colligit mecum, dispergit
Joan. 10-12 Et lupus rapit, et dispergit oves
11-52 Sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum
16-32 Ut dispergamini unusquisque in propria
Act. 5-37 Quotquot consenserunt ei, dispersi sunt
8- 1 Et omnes dispersi sunt per regiones Judææ
- 4 Igitur qui dispersi erant, pertransibant
11-19 Illi quidem, qui dispersi fuerant a tribulatione
2 Cor. 9- 9 Sicut scriptum est: Dispersit, dedit pauperibus

DISPERSIO.

Judith. 5-23 Ex dispersione qua dispersi fuerant
Psal. 146- 2 Dispersiones Israëlis congregabit
Dan. 12- 7 Et cum completa fuerit dispersio manus populi sancti
2 Mac. 1-27 Congrega dispersionem nostram, libera eos
Joan. 7-35 Numquid in dispersionem gentium iturus est
Jacob. 1- 1 Duodecim tribubus quæ sunt in dispersione, salutem
1 Petr. 1- 1 Electis advenis dispersionis Ponti

DISPERTIO, OR.

Exod. 21-35 Cadaver autem mortui inter se dispertient
Isai. 53-12 Ideo dispertiam ei plurimos: et fortium dividet spolia,
Marc. 3-25 Et si domus super semetipsam dispertiatur,
-26 Dispertitus est, et non poterit stare
Act. 2- 3 Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ

DISPLICEO.

Exod. 21- 8 Si displicuerit oculis domini sui
Num. 14-31 Ut videant terram, quæ vobis displicuit
22-34 Et nunc si displicet tibi ut vadam, revertar
Ruth. 4- 4 Sin a. displicet tibi, hoc ipsum indica mihi
1 Reg. 8- 6 Displicuit sermo in oculis Samuelis
1 Reg. 18- 8 Et displicuit in oculis ejus sermo iste
2 Reg. 11-27 Et displicuit verbum hoc quod feceratDavid
1 Par. 21- 7 Displicuit autem Deo quod jussum erat
Job. 34-33 Deus expetit eam, quia displicuit tibi?
Prov. 24-18 Et displiceat ei, et auferat ab eo iram suam
Eccle. 5- 3 Displicet en. ei infidelis et stulta promissio
Eccli. 21-18 Et displicebit illi, et projiciet illud
Jerem. 40- 4 Si autem displicet tibi venire mecum
Ezech. 6- 9 Et displicebunt sibimet super malis quæ fecerunt
20-43 Et displicebitis vobis in conspectu vestro
36-31 Et displicebunt vobis iniquitates vestræ

DISPONO.

Num. 4-19 Ipsique disponent opera singulorum
8-26 Sic dispones Levitis in custodiis suis
24-11 Sed Dominus privavit te honore disposito
Josue. 6-15 Circuierunt urbem, sicut dispositum erat
10-31 Et exercitu per gyrum disposito oppugnabat eam
1 Reg. 23-10 Quod disponat Saül venire in Ceïlam
2 Reg. 17-23 Et disposita domo sua, suspendio interiit
3 Reg. 10-26 Et disposuit eos per civitates munitas
2 Par. 7-11 Et omnia quæ disposuerat in corde suo
8- 6 Quæcumq. voluit Salomon atque disposuit
17- 2 Præsidiaque disposuit in terra Juda
31-19 Dispositi erant viri, qui partes distribuerent
Tobiæ. 5-27 Et bene disponat omnia, quæ circa eum geruntur
Judith. 8-31 Quod facere disposui, probate si ex Deo est
Esth. 1- 6 Et pario stratum lapide, dispositi erant
Psal. 82- 6 Simul adversum te testamentum disposuerunt
83- 6 Ascensiones in corde suo disposuit
88- 4 Disposui testamentum electis meis
104- 9 Quod disposuit ad Abraham: et juramenti sui ad Isaac
111- 5 Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio
Prov. 16- 9 Cor hominis disponit viam suam
Sap. 3- 5 In paucis vexati, in multis bene disponentur
8- 1 Ad finem fortiter et disponit omnia suaviter
-14 Disponam populos, et nationes mihi erunt subditæ
9- 3 Ut disponat orbem terrarum in æquitate
-12 Et erunt accepta opera mea, et disponam populum tuum juste
11-21 In mensura et numero et pondere disposuisti
12-15 Cum ergo sis justus, juste omnia disponis
-18 Et cum magna reverentia disponis nos
15- 1 Suavis et verus es, patiens, et in misericordia disponens omnia
16- 2 Pro quibus tormentis bene disposuisti populum tuum
18- 9 Et justitiæ legem in concordia disposuerunt
Eccli. 33-13 In manu ipsius, plasmare illud et disponere
Isai. 36- 5 Aut quo consilio vel fortitudine rebellare disponis?
38- 1 Dispone domui tuæ, quia morieris tu
Ezech. 46-22 In quatuor angulis atrii atriola disposita
1 Mac. 1-12 Eamus, et disponamus testamentum cum gentibus
Luc. 22-29 Et ego dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus regnum
Act. 3-25 Vos estis filii Prophetarum et testamenti, quod disposuit Deus ad patres nostros
7-44 Sicut disposuit illis Deus, loquens ad Moysen
20-13 Sic enim disposuerat ipse per terram iter facturus
1 Cor. 11-34 Cætera autem, cum venero, disponam
Tit. 1- 5 Et constituas per civitates presbyteros, sicut et ego disposui tibi
Hebr. 8-10 Quia hoc est testamentum, quod disponam

DISPOSITIO.

2 Par. 8-14 Constituit juxta dispositionem David patris sui officia sacerdotum
23-18 Ut offerrent holocausta... in gaudio et canticis, juxta dispositionem David
29-25 Secundum dispositionem David regis et Gad
30-16 Steteruntque in ordine suo juxta dispositionem et legem Moysi hominis Dei
Prov. 24- 6 Quia cum dispositione initur bellum
Sap. 7-17 Ut sciam dispositionem orbis terrarum
-19 Anni cursus, et stellarum dispositiones
-29 Et super omnem dispositionem stellarum
Eccli. 19-18 Et in omni sapientia dispositio legis
33-14 Omnes viæ ejus secundum dispositionem ejus
Act. 7-53 Qui accepistis legem in dispositione Angelorum

DISPUTATIO.

Job. 21- 4 Numquid contra hominem disputatio mea est...?
Eccle. 3-11 Et mundum tradidit disputationi eorum,

DISPUTO.

3 Reg. 4-33 Disputavit super lignis a cedro quæ est in Libano
Job. 13- 3 Ad Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo cupio
Eccle. 6-11 Verba sunt plurima, multamque in disputando habentia vanitatem
Jerem. 12- 1 Justus quidem tu es, Domine, si disputem tecum
Marc. 9-33 In via inter se disputaverant quis eorum major esset
Act. 6- 9 Qui erant a Cilicia et Asia disputantes cum Stephano
9-29 Loquebatur quoque gentibus: et disputabat cum Græcis
17-17 Disputabat igitur in synagoga cum Judæis
18- 4 Disputabat in synagoga per omne sabbatum
-19 Ipse vero ingressus synagogam, disputabat cum Judæis
19- 8 Loquebatur per tres menses, disputans
- 9 Segregavit discipulos, quotidie disputans in schola tyranni cujusdam
20- 7 Paulus disputabat cum eis, profecturus in crastinum
- 9 Disputante diu Paulo, ductus somno cecidit
24-12 Neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem
-25 Disputante aut. illo de justitia et castitate
Judæ. - 9 Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans, altercaretur

DISQUIRO.

2 Mac. 2-31 Et curiosius partes singulas quasque disquirere

DISRUMPO.

Num. 5-21 Et tumens uterus tuus disrumpatur
3 Reg. 11-11 Disrumpens scindam regnum tuum
Job. 32-19 En venter meus quasi mustum... quod lagunculas novas disrumpit
Psal. 106-14 Umbra mortis: et vincula eorum disrupit
Sap. 4-19 Quoniam disrumpet illos inflatos sine voce
Nahum. 1-13 Conteram virgam... et vincula tua disrumpam
2 Mac. 14-41 Januam disrumpere, atque ignem admovere

DISSECO.

1 Par. 20- 3 Ita ut dissecarentur et contererentur
Amos. 1-13 Eo quod dissecuerit prægnantes Galaad
Act. 5-33 Hæc cum audissent, dissecabantur
7-54 Audientes autem hæc, dissecabantur cordibus suis

DISSEMINO.

Gen. 9-19 Disseminatum est omne genus hominum
10-18 Disseminati sunt populi Chananæorum
Prov. 15- 7 Labia sapientium disseminabunt scientiam
Jerem. 13-24 Et disseminabo eos, quasi stipulam
Ezech. 12-15 Quando... et disseminavero eos in terris
Act. 13-49 Disseminabatur autem verbum Domini

DISSENSIO.

Esth. 13- 4 Concordiam nationum sua dissensione violaret
1 Mac. 3-29 Propter dissensionem et plagam, quam fecit
Joan. 7-43 Dissensio itaque facta est in turba propter eum
10-19 Dissensio iterum facta est inter Judæos
Act. 15-39 Facta est autem dissensio ita ut discederent
23- 7 Facta est dissensio inter Pharisæos et Sadducæos
-10 Et cum magna dissensio facta esset
Rom. 16-17 Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos qui dissensiones... faciunt
1 Cor. 14-33 Non enim est dissensionis Deus, sed pacis
2 Cor. 12-20 Æmulationes, animositates, dissensiones
Galat. 5-20 Æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ

DISSENTIO.

2 Par. 18-12 Quæso ergo te ut et sermo tuus ab eis non dissentiat,

DISSERO.

3 Reg. 4-33 Et disseruit de jumentis, et volucribus
Marc. 4-34 Seorsum a. Discipulis suis disserebat omnia
Act. 17- 2 Per sabbata tria disserebat eis de Scripturis
-18 Quidam autem Epicurei et Stoïci philosophi disserebant cum eo

DISSILIO.

1 Mac. 9-48 Et dissiliit Jonathas, et qui cum eo erant in Jordanem

DISSIMILIS.

Prov. 15- 7 Cor stultorum dissimile erit
Sap. 2-15 Quoniam dissimilis est aliis vita illius
Jerem. 23-10 Factus est cursus eorum malus, et fortitudo eorum dissimilis
Dan. 7- 7 Dissimilis autem erat cæteris bestiis
-19 Volui... discere de bestia quarta quæ erat dissimilis valde ab omnibus

DISSIMULO.

Gen. 19-16 Dissimulante illo, apprehenderunt manum ejus
1 Reg. 10-27 Ille vero dissimulabat se audire
23-13 Quam ob rem dissimulavit exire
3 Reg. 14- 5 Cum ergo... dissimularet se esse quæ erat
Esth. 5-10 Et dissimulata ira, reversus in domum suam
Job. 3-26 Nonne dissimulavi? Nonne silui?
Prov. 12-16 Qui autem dissimulat injuriam, callidus est
Sap. 11-24 Omnia potes et dissimulas peccata hominum
Eccli. 23-13 Et si dissimulaverit, delinquit dupliciter

DISSIPATIO.

Isai. 24- 3 Dissipatione dissipabitur terra et direptione
Jerem. 12-11 Posuerunt eam in dissipationem, luxitque
25-34 Et dissipationes vestræ, et cadetis quasi vasa pretiosa

DISSIPO.

Gen. 9-11 Neque erit deinceps diluvium dissipans terram
Num. 9-21 Si... recessisset dissipabant tentoria
10-35 Surge, Domine, et dissipentur inimici tui
Deut. 12- 3 Dissipate aras eorum, et confringite statuas
30- 4 Si ad cardines cœli fueris dissipatus
Judic. 15-14 Vincula quibus ligatus erat dissipata sunt
2 Reg. 15-34 Dissipabis consilium Achitophel
17-14 Domini autem nutu dissipatum est consilium Achitophel
22-15 Misit sagittas, et dissipavit eos
4 Reg. 16- 3 Quæ dissipavit Dominus coram filiis Israël
18- 4 Ipse dissipavit excelsa, et contrivit statuas
19-17 Dissipaverunt reges Assyriorum gentes
21- 3 Ædificavit excelsa quæ dissipaverat Ezechias
2 Par. 32- 5 Ædificavit... omnem murum, qui fuerat dissipatus
34- 7 Cumque altaria dissipasset, et lucos
1 Esdr. 6-12 Deus autem.... dissipet omnia regna
Ut repugnet, et dissipet domum Dei illam
2 Esdr. 1- 3 Et murus Jerusalem dissipatus est
2-13 Considerabam murum Jerusalem dissipatum
4-15 Dissipavit Deus consilium eorum
Job. 4-11 Tigris periit... et catuli leonis dissipati sunt.
5-12 Qui dissipat cogitationes malignorum
-13 Qui... et consilium pravorum dissipat
6-17 Tempore, quo fuerint dissipati, peribunt
17-11 Cogitationes meæ dissipatæ sunt
30-13 Dissipaverunt itinera mea, insidiati sunt mihi
38-31 Aut gyrum Arcturi poteris dissipare?
Psal. 17-15 Et misit sagittas suas, et dissipavit eos
32-10 Dominus dissipat consilia gentium
34-16 Dissipati sunt, nec compuncti tentaverunt me
52- 6 Quoniam Deus dissipavit ossa eorum
67- 2 Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus
-31 Dissipa gentes, quæ bella volunt
118-126 Domine: dissipaverunt legem tuam
140- 7 Dissipata sunt ossa nostra secus infernum
143- 6 Fulgura coruscationem, et dissipabis eos
Prov. 15-22 Dissipantur cogitationes, ubi non est consilium
18- 9 Frater est sua opera dissipantis
20- 8 Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat omne malum
-26 Dissipat impios rex sapiens, et incurvat
21-20 Et imprudens homo dissipabit illud
25-23 Ventus Aquilo dissipat pluvias
29- 8 Homines pestilentes dissipant civitatem
-18 Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus
Eccle. 5- 5 Ne.. dissipet cuncta opera manuum tuarum
10- 8 Et qui dissipat sepem, mordebit eum coluber
12- 5 Impinguabitur locusta, et dissipabitur capparis
Isai. 3-12 Ipsi te decipiunt, et viam gressuum tuorum dissipant
8-10 Inite consilium, et dissipabitur: loquimini
24- 1 Ecce Dominus dissipabit terram, et nudabit eam
- 3 Dissipatione dissipabitur terra, et direptione prædabitur
- 5 Dissipaverunt fœdus sempiternum
33- 8 Dissipatæ sunt viæ, cessavit transiens
42-14 Loquar, dissipabo, et absorbebo simul
Isai. 49- 8 Ut suscitares terram, et possideres hæreditates dissipatas
-17 Destruentes te, et dissipantes a te exibunt
61- 4 Instaurabunt civitates desertas, dissipatas in generationem et generationem
65- 8 Ne dissipes illud, quoniam benedictio est
Jerem. 1-10 Ut... disperdas, et dissipes, et ædifices
2-13 Foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas
5-10 Ascendite muros ejus, et dissipate
6- 5 Ascendamus in nocte, et dissipemus domos
10-25 Et consumpserunt illum, et decus ejus dissipaverunt
15- 3 Et bestias terræ ad devorandum et dissipandum
18- 4 Dissipatum est vas, quod ipse faciebat e luto
19- 7 Et dissipabo consilium Juda et Jerusalem
31-28 Ut evellerem, et demolirer, et dissiparem
40-15 Dissipentur omnes Judæi, qui congregati sunt ad te
47- 4 Et dissipabitur Tyrus, et Sidon cum omnibus reliquis auxiliis suis
48- 8 Peribunt valles, et dissipabuntur campestria
-18 Ascendit ad te, dissipavit munitiones tuas
49- 2 Et erit in tumulum dissipata, filiæque ejus igni succendentur
-20 Nisi dissipaverint cum eis habitaculum eorum
50-21 Dissipa, et interfice quæ post eos sunt
-27 Dissipate universos fortes ejus
-45 Nisi dissipatum fuerit cum ipsis habitaculum eorum
Thren. 2- 5 Dissipavit munitiones ejus, et replevit
- 6 Et dissipavit quasi hortum tentorium suum
- 8 Cogitavit Do. dissipare murum filiæ Sion
Luxitque antemurale, et murus pariter dissipatus est
Baruc. 1-19 Et dissipati recessimus, ne audiremus vocem ipsius
Ezech. 6- 6 Et excelsa demolientur et dissipabuntur
13-11 Irruentes, et ventum procellæ dissipantem
22-30 Et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam
26- 4 Et dissipabunt muros Tyri et destruent turres ejus
-10 Quasi per introitum urbis dissipatæ
29-10 Gladio dissipatam, a turre Syenes, usque ad terminos Æthiopiæ
30- 7 Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum
-12 Et dissipabo terram et plenitudinem ejus
-16 Alexandria erit dissipata, et in Memphis angustiæ quotidianæ
32-12 Vastabunt superbiam Ægypti et dissipabitur multitudo ejus
34-12 In medio ovium suarum dissipatarum
35-15 Eo quod fuerit dissipata, sic faciam tibi
Dissipatus eris, mons Seir, et Idumæa omnis:
36-36 Quia ego Dominus ædificavi dissipata
Dan. 2-44 Regnum quod in æternum non dissipabitur,
3-34 Et ne dissipes testamentum tuum
4-20 Succidite arborem, et dissipate illam
6-26 Et regnum ejus non dissipabitur
9-26 Civitatem et sanctuarium dissipabit populus
11-24 Et prædam, et divitias eorum dissipabit
Joel. 1-17 Demolita sunt horrea, dissipatæ sunt apothecæ
Amos. 3-15 Peribunt domus eburneæ, et dissipabuntur ædes multæ, dicit Dominus
Nahum. 2- 2 Quia vastatores dissipaverunt eos
-10 Dissipata est, et scissa, et dilacerata
Soph. 3- 6 Disperdidi gentes, et dissipati sunt anguli earum
Zach. 9-10 Et dissipabitur arcus belli
1 Mac. 2-31 Viri quidam qui dissipaverunt mandatum regis
Luc. 9-39 Clamat, et elidit, et dissipat eum cum spuma
-42 Elisit illum dæmonium, et dissipavit
15-13 Et ibi dissipavit substantiam suam, vivendo luxuriose
16- 1 Diffamatus est apud illum, quasi dissipasset bona ipsius
Act. 5-36 Qui credebant ei, dissipati sunt

DISSOLUTIO.

Sap. 8- 8 Scit versutias sermonum et dissolutiones argumentorum
Isai. 8-22 Ecce tribulatio... dissolutio et angustia
Nahum. 2-10 Et cor tabescens et dissolutio geniculorum
2 Mac. 3-24 Ruentes... in dissolutionem, et formidinem

DISSOLVO.

Gen. 40-16 Videns pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset
49-24 Et dissoluta sunt vincula brachiorum
Josue. 5- 1 Dissolutum est cor eorum, et non remansit in eis spiritus
14- 8 Qui ascenderant mecum, dissolverunt cor populi
2 Reg. 4- 1 Et dissolutæ sunt manus ejus omnisque Israel perturbatus est
2 Par. 15- 7 Confortamini, et non dissolvantur manus
Judith. 16- 8 Judith filia Merari in specie faciei suæ dissolvit eum
Job. 12-18 Balteum regum dissolvit et præcingit fune
Prov. 18- 9 Qui mollis et dissolutus est in opere suo
19-15 Pigredo immittit soporem et anima dissoluta esuriet
Sap. 2- 3 Et sicut nebula dissolvetur, quæ fugata est
19-20 Nec dissolvebant illam, quæ facile dissolvebatur sicut glacies
Eccli. 2-15 Væ dissolutis corde, qui non credunt Deo.
22-19 In fundamento ædificii non dissolvetur
-25 Qui conviciatur amico, dissolvit amicitiam
25-32 Manus debiles et genua dissoluta, mulier
28-18 Virtutes populorum concidit, et gentes fortes dissolvit
Isai. 13- 7 Propter hoc omnes manus dissolventur
35- 3 Confortate manus dissolutas et genua debilia
58- 6 Dissolve colligationes impietatis
Jerem. 6-24 Audivimus famam ejus, dissolutæ sunt manus nostræ
10- 4 Et malleis compegit, ut non dissolvatur
31-22 Usquequo deliciis dissolveris, filia vaga?
38- 4 De industria enim dissolvit manus virorum bellantium
47- 3 Non respexerunt patres filios manibus dissolutis
49-24 Dissoluta est Damascus, versa est in fugam
50-43 Audivit rex Babylonis famam eorum, et dissolutæ sunt manus ejus
51-64 Quam ego adduco super eam, et dissolvetur
Ezech. 7-17 Omnes manus dissolventur et omnia genua
17-15 Et qui dissolvit pactum, numquid effugiet?
21- 7 Tabescet omne cor, et dissolventur universæ manus
29- 7 Comminutus es, et dissolvisti omnes renes
44- 7 Et dissolvitis pactum meum in omnibus sceleribus vestris
Dan. 5-16 Audivi de te, quod possis...ligata dissolvere
10-16 Domine mi, in visione tua dissolutæ sunt..
Nahum. 1- 6 Effusa est ut ignis, et petræ dissolutæ sunt
Habac. 3- 6 Aspexit, et dissolvit Gentes, et contriti sunt
Soph. 3-16 Noli timere, Sion, non dissolvantur manus tuæ
Zach. 11-14 Ut dissolverem germanitatem inter Judam
-16 Carnes pinguium comedet, et ungulas eorum dissolvet
1 Mac. 9- 7 Non habebat tempus... et dissolutus est
-55 Et dissolutus est paralysi, nec ultra potuit loqui
Marc. 14-58 Ego dissolvam templum hoc manu factum
Act. 5-38 Consilium hoc, aut opus, dissolvetur
-39 Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere
2 Cor. 5- 1 Si terrestris domus nostra... dissolvatur
Philip. 1-23 Desiderium habens dissolvi et esse cum Christo
2 Petr. 3-11 Cum igitur hæc omnia dissolvenda sint
1 Joan. 3- 8 Apparuit Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli

DISSUTA.

Levit. 13-45 Habebit vestimenta dissuta, caput nudum

DISTANTIA.

Deut. 1-17 Nulla erit distantia personarum
-39 Boni ac mali ignorant distantiam
2 Par. 12- 8 Ut sciant distantiam servitutis meæ
14-11 Ait: Domine, non est apud te ulla distantia
Eccle. 6- 5 Neque cognovit distantiam boni et mali
Ezech. 22-26 Inter sanctum et profanum non habuerunt distantiam

DISTENDOR.

Eccle. 3-10 Filiis hominum, ut distendantur in ea
Hebr. 11-35 Alii autem distenti sunt, non suscipientes

DISTENTIO.

Eccle. 8-16 Et intelligerem distentionem, quæ versatur

DISTERMINANS.

Ezech. 47-18 Jordanis disterminans ad mare orientale

DISTILLO.

Levit. 5- 9 Quidquid autem reliquum fuerit, faciet distillare ad fundamentum
Judic. 5- 4 Cœlique ac nubes distillaverunt aquis
Psal. 67- 9 Terra mota est, etenim cœli distillaverunt
Prov. 5- 3 Favus enim distillans labia meretricis
Cant. 4-11 Favus distillans labia tua, sponsa, mel et lac

Cant. 5-13 Labia ejus lilia distillantia myrrham primam.

DISTINCTE.

2Esdr. 8- 8 Et legerunt in Libro legis Dei distincte

DISTINCTIO.

Rom. 3-22 Qui credunt in eum, non enim est distinctio
10-12 Non enim est distinctio Judæi et Græci
1 Cor. 14- 7 Nisi distinctionem sonituum dederint, quomodo scietur id...

DISTINGUO.

Exod. 36-35 Opere polymitario varium atque distinctum
Psal. 65-14 Quæ distinxerunt labia mea. Et locutum est
105-33 Exacerbaverunt spiritum ejus. Et distinxit in labiis suis
Cant. 5-14 Venter ejus eburneus, distinctus sapphiris
Eccli. 16-26 Ab institutione eorum distinxit partes illorum
1 Mac. 6-40 Distincta est pars exercitus regis per montes

DISTO.

Psal. 102-12 Quantum distat Ortus ab Occidente

DISTRACTURUS.

2 Mac. 8-11 Nonaginta mancipia talento distracturum

DISTRIBUO.

Josue. 21-40 Singulæ per familias distributæ
4 Reg. 12-15 Accipiebant pecuniam ut distribuerent eam artificibus
22- 5 Qui et distribuant eam his qui operantur
- 9 Dederunt, ut distribueretur fabris
1 Par. 23- 4 Ex his electi sunt et distributi in ministerium
- 6 Et distribuit eos David per vices filiorum Levi
25- 6 In templo Domini distributi erant
28-17 Pondus distribuit in leunculum et leunculum
2 Par. 23-18 Quos distribuit David in domo Domini
31-15 Ut fideliter distribuerent fratribus suis
-19 Dispositi erant viri, qui partes distribuerent
35-13 Et festinato distribuerunt universæ plebi
Psal. 47-14 Et distribuite domos ejus ut enarretis
Eccli. 20-19 Neque enim quod habendum erat, directo sensu distribuit
33-24 In tempore exitus tui, distribue hæreditatem tuam
Jerem. 12-14 Hæreditatem quam distribui populo meo Israel
1 Mac. 3-36 Ut... sorte distribueret terram eorum
Luc. 9-16 Et fregit et distribuit Discipulis suis
11-22 In quibus confidebat, et spolia ejus distribuet
Joan. 6-11 Cum gratias egisset, distribuit discumbentibus
Act. 13-19 Sorte distribuit eis terram eorum
1 Cor. 13- 3 Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas

DISTRIBUTIO.

Num. 36- 4 Confundatur sortium distributio, et alior.
1 Par. 4-33 Hæc est habitatio eorum et sedium distributio
Psal. 77-54 Divisit eis terram, in funiculo distributionis
Hebr. 2- 4 Spiritus sancti distributionibus secundum...

DISTRINGO.

Ezech. 17- 9 Nonne radices ejus evellet et fructus ejus distringet
-22 De vertice ramorum ejus tenerum distringam
2 Mac. 5- 3 Galeatorum multitudinem gladiis districtis

DITHALASSUS.

Act. 27-41 Et cum incidissemus in locum dithalassum,

DITIO.

Gen. 37- 8 Numquid rex noster eris, aut subjiciemur ditioni tuæ?
Num. 21-26 Tulit omnem terram quæ ditionis illius fuerat
Josue. 21-42 Sed cuncti in eorum ditionem redacti sunt
3 Reg. 4-21 Salomon autem erat in ditione sua
2 Par. 21-10 Rebellavit Edom ne esset sub ditione Juda
26- 2 Ædificavit Aïlath et restituit eam ditioni Juda
Esth. 4-11 Servi regis, et cunctæ quæ sub ditione ejus sunt
9-16 Per omnes provincias quæ ditioni regis subjacebant
13- 2 Universum orbem meæ ditioni subjugassem
- 9 Rex omnipotens, in ditione enim tua cuncta sunt posita
Dan. 2-38 Et sub ditione tua universa constituit
Dan. 11- 5 Prævalebit super eum, et dominabitur ditione

DITO.

Gen. 14-23 Non accipiam.. ne dicas: Ego ditavi Abram
30-43 Ditatusque est homo ultra modum et habuit greges
31- 1 De illius facultate ditatus, factus est inclytus
1 Reg. 2- 7 Dominus pauperem facit et ditat, humiliat
17-25 Qui percusserit eum, ditabit rex divitiis
Job. 15-29 Non ditabitur, nec perseverabit substantia
Prov. 8-21 Ut ditem diligentes me, et thesauros...
21-17 Qui amat vinum, et pinguia, non ditabitur
23- 4 Noli laborare ut diteris, sed prudentiæ
28-20 Qui autem festinat ditari, non erit innocens
-22 Vir, qui festinat ditari et aliis invidet
Jerem. 5-27 Ideo magnificati sunt et ditati
Ezech. 27-33 Populorum tuorum, ditasti reges terræ
Dan. 11- 2 Quartus ditabitur opibus nimiis super om.

DIU.

Judic. 3-25 Expectantesque diu donec erubescerent
Sap. 18-20 Sed non diu permansit ira tua
2 Mac. 7- 5 In qua cum diu cruciaretur, cæteri una cum matre
14-20 Cum diu de his consilium ageretur
Act. 20- 9 Disputante diu Paulo, ductus somno cecidit
28- 6 Diu a. illis expectantibus et videntibus nihil

DIURNUS.

Matth. 20- 2 Conventione a. facta... ex denario diurno

DIUTIUS.

Sap. 12-24 Etenim in erroris via diutius erraverunt
2 Mac. 12-36 Cum Esdrin erant, diutius pugnantibus et fatigatis
Act. 24- 4 Ne diutius autem te protraham, oro, breviter audias

DIUTURNA.

Sap. 4- 8 Senectus enim venerabilis est, non diuturna

DIVERSITAS.

Exod. 31- 5 Marmore, et gemmis et diversitate lignorum
1 Par. 28-14 Pro vasorum et operum diversitate
-15 Pro diversitate mensuræ, pondus argenti tradidit
-16 Aurum q. dedit... pro diversitate mensarum

DIVERSORIUM.

Gen. 42-27 Ut daret jumento pabulum in diversorio
43-21 Quibus emptis, cum venissemus ad diversorium
Exod. 4-24 In itinere, in diversorio occurrit ei Dominus
Judic. 18- 3 Utentesque illius diversorio dixerunt ad eum
3 Reg. 18-27 Aut in diversorio est aut in itinere
Jerem. 9- 2 Quis dabit me in solitudine diversorium viatorum
Luc. 2- 7 Quia non erat eis locus in diversorio
22-11 Ubi est diversorium, ubi pascha?

DIVERSUS.

Gen. 30-39 Et varia et diverso colore respersa
31-10 Et maculosos et diversorum colorum
Exod. 8-21 Implebuntur domus..muscis diversi generis
12-38 Oves et armenta et animantia diversi generis
37-16 Vasa ad diversos usus mensæ, acetabula
38- 3 Et in usus ejus, paravit ex ære vasa diversa
Levit. 13- 2 Et carne ortus fuerit diversus color sive pustula
19-19 Agrum tuum non seres diverso semine
Num. 31-51 Susceperuntque... omne aurum in diversis speciebus
Deut. 25-13 Non habebis in sacculo diversa pondera
Judic. 5-30 Vestes diversorum colorum Sisaræ traduntur
20-45 Et in diversa tendentes, occiderunt
-46 Qui ceciderant de Benjamin in diversis locis
1 Reg. 1-18 Vultusque illius non sunt amplius in diversa mutati
1 Par. 29- 2 Et quasi stibinos, et diversorum colorum
2 Par. 5-13 Et diversi generis musicorum concinentibus
9-14 Quam legati diversarum gentium et negotiatores afferre consueverant
15-18 Intulit... vasorumq. diversam supellectilem
23-13 Et diversi generis organis concinentem
26-15 Fecit in Jerusalem diversi generis machinas
29-27 Atque in diversis organis, quæ David rex
34-13 Qui ad diversos usus onera portabant
-17 Datumque est præfectis artificum et diversa opera fabricantium
2Esdr. 5-18 Et inter dies decem vina diversa
Judith. 6-13 Et ipsum Achior diversis jubeat interire suppliciis
Esth. 1-22 Et legere poterat diversis linguis et litteris
Esth. 3-12 Diversarumque gentium, ut quæque gens legere poterat
16- 9 Nec putare debetis, si diversa jubeamus
Job. 20- 2 Succedunt sibi, et mens in diversa rapitur
Eccli. 10- 8 Et injurias, et contumelias, et diversos dolos
Isai. 22-24 Vasorum diversa genera, omne vas parvulum
Ezech. 27-18 In multitudine dive[r]sarum opum, in vino pingui
Dan. 7- 3 Et quatuor bestiæ grandes ascendebant de mari diversæ inter se
2 Mac. 12-27 In qua multitudo diversarum gentium habitabat

DIVERTO.

Gen. 19- 3 Compulit illos oppido, ut diverterent ad eum
38- 1 Descendens Judas a fratribus suis, divertit ad virum Odollamitem
Num. 20-21 Quam ob rem divertit ab eo Israël
Judic. 19-15 Diverteruntque ad eam ut manerent ibi
20- 4 Cum uxore mea illucque diverti
Ruth. 4- 1 Vocans eum nomine suo. Qui divertit et sedit
2 Reg. 6-10 Noluit divertere ad se arcam Domini in civitatem David. Sed divertit eam in domum Obededom Gethæi
4 Reg. 4- 8 Divertebat ad eam ut comederet panem
-11 Divertit in cœnaculum et requievit ibi
Judith. 6- 9 Illi autem divertentes a latere montis
Psal. 33-15 Diverte a malo, et fac bonum, inquire pacem
80- 7 Divertit ab oneribus dorsum ejus
Eccli. 2-16 Et diverterunt in vias pravas
1 Mac. 5-35 Divertit Judas in Maspha et expugnavit
6-47 Videntes virtutem regis... diverterunt se ab eis
9-45 Et saltus: et non est locus divertendi
-47 Extendit Jonathas manum... et divertit ab eo retro
12-31 Divertit Jonathas ad Arabas qui vocantur Zabadæi
Luc. 9-12 Divertant, et inveniant escas
19- 7 Quod ad hominem peccatorem divertisset

DIVES.

Gen. 13- 2 Erat autem dives valde in possessione auri
30-30 Antequam venirem ad te, et nunc dives effectus es
36- 7 Divites enim erant valde, et simul habitare non poterant
Exod. 30-15 Dives non addet ad medium sicli
Ruth. 3-10 Quia non es secuta juvenes, pauperes sive divites
2 Reg. 12- 1 Duo viri erant... unus dives, et alter pauper
- 2 Dives habebat oves et boves plurimos valde
- 4 Cum autem peregrinus quidam venisset ad divitem
19-32 Cum moraretur in castris; fuit quippe vir dives nimis
4 Reg. 5- 1 Erat autem vir fortis et dives, sed leprosus
15-20 Cunctis potentibus et divitibus, ut daret regi
2 Par. 18- 1 Fuit ergo Josaphat dives et inclytus multum
32-27 Fuit autem Ezechias dives et inclytus valde
Judith. 15- 8 Omnes divites fierent de prædationibus
Job. 12- 5 Apud cogitationes divitum parata ad tempus
21-23 Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
27-19 Dives cum dormierit nihil secum auferet
Ps. II. 10- 8 Sedet in insidiis cum divitibus in occultis
33-11 Divites eguerunt et esurierunt
44-13 Deprecabuntur omnes divites plebis
48- 3 Simul in unum dives et pauper
-17 Ne timueris, cum dives factus fuerit homo
Prov. 10-15 Substantia divitis, urbs fortitudinis ejus
-22 Benedictio Domini divites facit
11-24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt
13- 7 Est quasi dives, cum nihil habeat
14-20 Pauper odiosus erit; amici vero divitum multi
18-11 Substantia divitis urbs roboris ejus
-23 Loquetur pauper et dives effabitur rigide
19- 1 Quam dives torquens labia sua et insipiens
22- 2 Dives et pauper obviaverunt sibi
- 7 Dives pauperibus imperat: et qui accipit...
-16 Ut augeat divitias suas, dabit ipse ditiori
28- 6 Melior... quam dives in pravis itineribus
-11 Sapiens sibi videtur vir dives
Eccle. 5-11 Saturitas a. divitis non sinit eum dormire
10- 6 In dignitate sublimi et divites sedere deorsum
-20 In secreto cubiculi tui, ne maledixeris diviti
Eccli. 10-25 Gloria divitum, honoratorum et pauperum
-26 Noli magnificare virum peccatorem divitem
11-10 Et si dives fueris, non eris immunis a delicto
13- 2 Et ditiori te ne socius fueris
- 4 Dives injuste egit, et fremet; pauper autem læsus tacebit
-22 Aut quæ pars diviti ad pauperem?

Eccli. 13-23 Sic et pascua divitum sunt pauperes
-24 Sic et execratio divitis pauper
-25 Dives commotus confirmatur ab amicis suis
-26 Diviti decepto multi recuperatores
-28 Dives locutus est, et omnes tacuerunt
25- 4 Pauperem superbum, divitem mendacem, senem fatuum
26- 4 Divitis autem et pauperis cor bonum
28-17 Civitates muratas divitum destruxit
30-14 Quam dives imbecillis et flagellatus
31- 3 Laboravit dives in congregatione substantiæ
- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula.
44- 6 Homines divites in virtute pulchritudinis
Isai. 53- 9 Et dabit... et divitem pro morte sua
Dan. 13- 4 Erat autem Joachim dives valde
Osee. 12- 8 Et dixit Ephraïm : Verumtamen dives effectus sum
Mich. 6-12 In quibus divites ejus repleti sunt iniquitate
Zach. 11- 5 Benedictus Dominus, divites facti sumus
2 Mac. 7-24 Affirmabat se divitem et beatum facturum
Matth. 19-23 Dives difficile intrabit in regnum cœlorum
-24 Quam divitem intrare in regnum cœlorum
27-57 Venit quidam homo dives ab Arimathæa
Marc. 10-25 Quam divitem intrare in regnum Dei
12-41 Multi divites jactabant multa
Luc. 1-53 Implevit bonis, et divites dimisit inanes
6-24 Verumtamen væ vobis divitibus
12-16 Hominis cujusdam divitis uberes fructus ager attulit
-21 Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in Deum dives
14-12 Noli vocare.. neq. cognatos, neque vicinos divites
16- 1 Homo quidam erat dives, qui habebat villicum
-19 Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura
-21 Cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis
-22 Mortuus est autem et dives et sepultus est
18-23 Contristatus est, quia dives erat valde
-25 Quam divitem intrare in regnum Dei
19- 2 Hic princeps erat publicanorum et ipse dives
21- 1 Mittebant munera sua in gazophylacium divites
Rom. 10-12 Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum
1 Cor. 1- 5 Quod in omnibus divites facti estis in illo
4- 8 Jam saturati estis, jam divites facti estis
2 Cor. 8- 9 Propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis
Ephes. 2- 4 Deus autem qui dives est in misericordia
1 Tim. 6- 9 Nam qui volunt divites fieri, incidunt
-17 Divitibus hujus sæculi præcipe non sublime
-18 Bene agere, divites fieri in bonis operibus
Jacob. 1-10 Dives autem in humilitate sua
-11 Ita et dives in itineribus suis marcescet
2- 5 Pauperes in hoc mundo divites in fide
- 6 Nonne divites per potentiam opprimunt vos
5- 1 Agite nunc, divites, plorate ululantes
Apoc. 2- 9 Scio... paupertatem tuam, sed dives es
3-17 Quia dicis : Quod dives sum et locupletatus
6-15 Et divites, et fortes, et omnis servus
13-16 Et magnos et divites, et pauperes, et liberos
18- 3 Et mercatores terræ... divites facti sunt
-15 Mercatores horum, qui divites facti sunt
-19 Væ civitas illa magna in qua divites facti sunt omnes

DIVIDO

Gen. 1- 4 Et divisit lucem a tenebris
- 6 Et dividat aquas ab aquis
- 7 Divisitque aquas quæ erant sub firmamento ab his quæ erant super firmamentum
-14 Et dividant diem ac noctem et sint in signa
-18 Et dividerent lucem ac tenebras
2-10 Qui inde dividitur in quatuor capita
10- 5 Divisæ sunt insulæ gentium in regionibus
-25 Eo quod in diebus ejus divisa sit terra
-32 Ab his divisæ sunt gentes in terra post diluvium
11- 4 Antequam dividamur in universas terras
- 8 Atque, ita, divisit eos Dominus ex illo loco
13-11 Divisique sunt alterutrum a fratre suo
-14 Dixitque Dominus ad Abram, postquam divisus est ab eo Loth
14-15 Divisis sociis, irruit super eos nocte
15-10 Qui tollens universa hæc, divisit ea per medium... Aves autem non divisit
25-23 Et duo populi ex ventre tuo dividentur
30-40 Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas
32- 7 Timuit Jacob valde, et perterritus divisit populum
33- 1 Divisitque filios Liæ et Rachel
38-29 Dixitque mulier : Quare divisa est propter te maceria ?
49- 7 Dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël
-27 Mane comedet prædam et vespere dividet spolia
Exod. 11- 7 Ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus
14-16 Extende manum tuam super mare, et divide illud
-21 Et vertit in siccum, divisaque est aqua
15- 9 Dividam spolia, implebitur anima mea
21-35 Vendent bovem vivum, et divident pretium
26-33 Sanctuarii sanctuaria dividentur
Levit. 1-12 Dividentque membra, caput, et omnia
-17 Et non secabit, neque ferro dividet eam
2- 6 Divides eam minutatim et fundes super eam
7-10 Mensura æqua per singulos dividetur
11- 3 Omne quod habet divisam ungulam
4 Sed non dividit eam, sicut camelus et cætera
5 Qui ruminat, ungulamque non dividit, immundus est
- 6 Nam... ruminat, sed ungulam non dividit.
- 7 Sus, qui cum ungulam dividat, non ruminat
-26 Omne animal quod habet... ungulam, sed non dividit eam
13-56 Abrumpet eum, et a solido dividet
Num. 2-32 Per domos cognationum s. et turmas divisi exercitus
4-19 Et divident quid portare quis debeat
21-13 Terminus est Moab dividens Moabitas et Amorrhæos
26-53 Istis dividetur terra juxta numerum
-55 Ita dumtaxat ut sors terram tribubus dividat
31-27 Dividesque ex æquo prædam inter eos qui pugnaverunt
33-54 Quam dividetis vobis sorte
Per tribus et familias possessio dividetur.
34-17 Hæc sunt nomina virorum qui terram vobis divident
-29 Præcepit D. ut dividerent filiis Israël terram
36- 2 Præcepit Dominus ut terram sorte divideres
Deut. 1-38 Et ipse sorte terram dividet Israëli
3-28 Et dividet eis terram quam visurus es.
14- 7 Hæc quia ruminant et non dividunt ungulam
- 8 Sus quoque, quoniam dividit ungulam
19- 3 Totam terræ tuæ provinciam divides
- 7 Tres civitates æqualis inter se spatii dividas
20-14 Prædam exercitui divides et comedes de spoliis
21-16 Volueritque substantiam inter filios suos dividere
31- 7 Juravit Dominus, et tu eam sorte divides
32- 8 Quando dividebat Altissimus gentes ;
Josue. 1- 6 Tu enim sortes divides populo huic terram
7-18 In singulos dividens viros, invenit Achan
11-14 Omnemque prædam... ac jumenta diviserunt
13- 1 Terraq. lat. derelicta est, quæ necdum sorte divisa est
- 3 Quæ in quinque regulos Philisthiim dividitur
- 7 Nunc divide terram in possessionem novem tribubus
-32 Hanc possessionem divisit Moyses in campestribus
14- 2 Sorte omnia dividentes sicut præceperat Dominus
- 4 In eorum successerunt locum filii Joseph in duas divisi tribus
18- 5 Dividite vobis terram in septem partes
- 9 Lustrantes eam in septem partes diviserunt
19-49 Cumque complesset sorte dividere terram
-51 Hæ sunt possessiones, quas sorte diviserunt
22- 8 Dividite prædam hostium cum fratribus vestris
Judic. 5-15 Diviso contra se Ruben, magnanimorum reperta est contentio.
-16 Diviso contra se Ruben, magnanimorum reperta est contentio
-30 Forsitan nunc dividit spolia et pulcherrima
1 Reg. 20- 3 Uno... gradu, ego morsque dividimur
23-28 Propter hoc vocaverunt locum illum Petram dividentem
30-24 Æqua e. pars erit... et similiter divident
2 Reg. 1-23 Saül et Jonathas... in morte quoque non sunt divisi
5-20 Divisit Dominus inimicos meos coram me
Sicut dividuntur aquæ.
12-31 Divisitque cultris, et traduxit in typo laterum
19-29 Tu et Siba dividite possessiones
3 Reg. 3-25 Dividite, inquit, infantem vivum in duas partes
-26 Nec mihi, nec tibi sit, sed dividatur
16-21 Tunc divisus est popul. Israël in duas partes
18- 6 Diviseruntque sibi regiones ut circuirent eas
-33 Divisitq. per membra bovem et posuit super
4 Reg. 2- 8 Percussit aquas, quæ divisæ sunt in utramque partem
-11 Ecce currus igneus et equi ignei diviserunt utrumque
-14 Percussit aquas, et non sunt divisæ
Percussitque aquas et divisæ sunt huc atque illuc
8-12 Parvulos eor. elides et prægnantes divides
1 Par. 1-19 Quia in diebus ejus divisa est terra
13-11 Contristatusque est David, eo quod divisisset Dominus Ozam
14-11 Divisit Deus inimicos meos per manum meam, sicut dividuntur aquæ
16- 3 Et divisit universis per singulos
24- 3 Et divisit eos David, id est, Sadoc de filiis
- 4 Divisit autem eis, hoc est, filiis Eleazar
- 5 Porro divisit utrasque inter se familias
-31 Omnes sors æqualiter dividebat
26-12 Hi divisi sunt in janitores
2 Par. 5-11 Ministeriorum ordo inter eos divisus erat
2 Esdr. 9-11 Et mare divisisti ante eos, et transierunt
Tobiæ. 1-19 Dividebatque unicuique prout poterat
Job. 21-17 Et dolores dividet furoris sui
27-17 Et argentum innocens dividet
28- 4 Dividit torrens a populo peregrinante
38-24 Per quam viam spargitur lux, dividitur æstus super terram ?
40-25 Divident illum negotiatores
Psal. 16-14 A paucis de terra divide eos in vita eorum
21-19 Diviserunt sibi vestimenta mea
54-10 Præcipita, Domine, divide linguas eorum
-22 Divisi sunt ab ira vultus ejus ; et appropinquavit cor illius
67-13 Et speciei domus dividere spolia
77-54 Et sorte divisit eis terram in funiculo distributionis
107- 8 Exultabo, et dividam Sichimam
135-13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones
Prov. 5-16 Et in plateis aquas tuas divide
11-24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt
16-19 Quam dividere spolia cum superbis
17- 2 Et inter fratres hæreditatem dividet
Sap. 5-12 Divisus aër continuo in se reclusus est
-24 Et tanquam turbo venti dividet illos
18-23 Et divisit illam quæ ad vivos ducebat viam
Eccli. 27-28 Plaga dolosa, dolosi dividet vulnera
44-26 Et divisit illi partem in tribubus duodecim
45-25 Primitias frugum terræ divisit illi
Isai. 9- 3 Sicut exultant victores capta præda quando dividunt spolia
33-23 Tunc dividentur spolia prædarum multar.
34-17 Et manus ejus divisit eam illis in mensuram
53-12 Fortium dividet spolia pro eo quod tradidit
56- 3 Separatione dividet me Dominus a populo
59- 2 Iniquitates vestræ diviserunt inter vos et Deum vestrum
Jerem. 37-11 Et divideret ibi possessionem in conspectu
Thren. 4-16 Facies Domini divisit eos, non addet
Ezech. 5- 1 Assumes tibi stateram ponderis et divides eos
16-25 Divisisti pedes tuos omni transeunti
37-22 Nec dividentur amplius in duo regna
42-20 Dividentem inter sanctuarium et vulgi locum
45- 1 Cumque cœperitis terram dividere sortito
47-21 Et dividetis terram istam vobis per tribus Israël
-22 Vobiscum divident possessionem in medio
Dan. 2-41 Regnum divisum erit
5-28 Phares : divisum est regnum tuum et datum est Medis et Persis
11- 4 Conteretur regnum ejus, et dividetur in quatuor ventos
-39 Et terram dividet gratuito
13-52 Cum ergo divisi essent alter ab altero
Osee. 10- 2 Divisum est cor eorum : nunc interibunt
13-15 Quia ipse inter fratres dividet
Joel. 3- 2 Disperserunt... et terram meam diviserunt
Mich. 2- 4 Cum revertatur qui regiones nostras dividat
-13 Divident, et transibunt portam et ingredientur per eam
Zach. 14- 1 Et dividentur spolia tua in medio tui
1 Mac. 1- 7 Divisit illis regnum suum cum adhuc viveret
6-35 Diviserunt bestias per legiones et astiterunt
9-11 Et divisi sunt equites in duas partes
16- 7 Et divisit populum et equites in medio peditum
2 Mac. 1-16 Et diviserunt membratim, et, capitibus amputatis
8-28 Orphanis et viduis diviserunt spolia :
-30 Et plures prædas diviserunt æquam portionem debilibus
Matth. 12-25 Omne regnum divisum contra se, desolabitur : et omnis civitas, vel domus divisa contra se, non stabit

Matth. 12-26 Si Satanas Satanam ejicit, adversus se divisus est
24-51 Et dividet eum, partemque ejus ponet
27-35 Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus
Diviserunt sibi vestimenta mea
Marc. 3-24 Si regnum in se dividatur, non potest...stare
6-41 Et duos pisces divisit omnibus
15-24 Crucifigentes eum, diviserunt vestimenta ej.
Luc. 11-17 Om. regnum in se ipsum divisum desolabitur
-18 Si autem et Satanas in se ipsum divisus est
12-13 Dic fratri meo ut dividat mecum hæreditat
-46 Et dividet eum, partemque ejus cum infidelibus ponet
-52 Erunt e. ex hoc quinque in domo una divisi Tres in duos, et duo in tres (-53) dividentur
15-12 Et divisit illis substantiam
22-17 Et dixit : Accipite, et dividite inter vos.
23-34 Dividentes vero vestimenta ejus, miserunt sortes
Act. 2-45 Substantias vendebant, et dividebant illa omnibus prout cuique opus erat
4-35 Dividebatur a. singulis, prout cuique opus
14- 4 Divisa est autem multitudo civitatis
Rom. 12- 3 Unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei
1 Cor. 1-13 Divisus est Christus ? Numquid Paulus
7-17 Nisi unicuique sicut divisit Dominus
-33 Quomodo placeat uxori, et divisus est
12-11 Idem Spiritus dividens singulis, prout vult
Hebr. 7- 2 Cui et decimas omnium divisit Abraham

DIVINATIO.

Levit. 20-27 Vir, sive mulier, in quibus pythonicus, vel divinationis fuerit spiritus
Num. 22- 7 Habentes divinationis pretium in manibus.
23-23 Non est augurium in Jacob, nec divinatio in Israël
4 Reg. 17-17 Et divinationibus inserviebant et auguriis
Prov. 16-10 Divinatio in labiis regis, in judicio...
Eccli. 34- 5 Divinatio erroris, et auguria mendacia
Jerem. 14-14 Divinationem et fraudulent.... prophetant
Ezech. 12-24 Non enim erit... divinatio ambigua in medio filiorum Israël
13- 7 Et divinationem mendacem locuti estis ?
-23 Et divinationes non divinabitis amplius
21-21 Divinationem quærens, commiscens sagittas
-22 Facta est divinatio super Jerusalem
Mich. 3- 6 Et tenebræ vobis (*erunt*) pro divinatione,
5-11 Et divinationes non erunt in te

DIVINI.

Deut. 18-11 Nec qui pythones consulat, nec divinos
-14 Gentes istæ... augures et divinos audiunt
1 Reg. 6- 2 Vocaverunt Philist. sacerdotes et divinos
Isai. 8-19 Quærite a pythonibus et a divinis
19- 3 Interrogabunt.. et divinos suos, et pythones
44-25 Irrita faciens signa divinorum, et ariolos
Jerem. 27- 9 Nolite audire... et divinos, et somniatores
29- 8 Non vos seducant... et divini vestri
50-36 Gladius ad divinos ejus, qui stulti erunt
Mich. 3- 7 Confundentur divini, et operient om. vultus
Zach. 10- 2 Divini viderunt mendacium, et somniatores

DIVINITAS.

Rom. 1-20 Sempiterna quoque ejus virtus et divinitas
Colos. 2- 9 Omnis plenitudo divinitatis corporaliter
Apoc. 5-12 Dignus est Agnus... accipere virtutem, et divinitatem

DIVINITUS.

Eccli. 49- 3 Ipse est directus divinitus in pœnitentiam
2 Tim. 3-16 Omnis scriptura divinitus inspirata utilis

DIVINO.

1 Reg. 28- 8 Divina mihi in pythone, et suscita mihi
Ezech. 13- 6 Vident vana, et divinant mendacium
- 9 Qui vident vana, et divinant mendacium
-23 Et divinationes non divinabitis amplius
21-29 Cum tibi viderentur vana, et divinarentur mendacia
22-28 Videntes vana et divinantes eis mendacium
Mich. 3-11 Et prophetæ ejus in pecunia divinabant
Act. 16-16 Quæstum magnum præstabat dominis suis divinando

DIVINUS, A, UM.

Eccli. 39-17 In voce dicit : Obaudite me, divini fructus
50-17 Effudit... odorem divinum excelso principi
2 Mac. 2- 4 Jussit Propheta, divino responso ad se facto
3-29 Per divinam virtutem jacebat mutus
4-17 In leges enim divinas impie agere
9-11 Divina admonitus plaga
Act. 17-29 Non debemus æstimare auro aut argento... Divinum esse simile
Rom. 11- 4 Sed quid dicit illi divinum responsum ?
2 Petr. 1- 3 Quomodo omnia nobis divinæ virtutis suæ,
- 4 Ut per hæc efficiamini divinæ consortes naturæ

DIVISIO.

Gen. 15-17 Lampas ignis transiens inter divisiones illas
Exod. 8-23 Ponamq. divisionem inter populum meum
Josue. 13-24 Deditq.. possessionem, cujus hæc divisio est
1 Par. 13-11 Vocavitque locum illum Divisio Osæ
26- 1 Divisiones autem janitorum : de Coritis Meselemia, filius Core
-19 Hæ sunt divisiones janitorum filiorum Core
27- 5 Et in divisione sua viginti quatuor millia
28-13 Divisionumq. sacerdotalium et Leviticarum
-21 Ecce divisiones sacerdotum et Levitarum
2 Par. 8-14 Et janitores in divisionibus suis per portam et portam
31- 2 Ezechias autem constituit turmas... per divisiones suas
-16 Atque observationibus juxta divisiones suas
35- 4 Præparate vos.. in divisionibus singulorum
Judith. 4-10 Ne darentur... uxores eorum in divisionem
9- 3 Dedisti... et omnem prædam in divisionem
Psal. 135-13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones
Prov. 21- 1 Sicut divisiones aquarum, ita cor regis
Eccli. 14-15 Nonne aliis relinques dolores et labores tuos in divisione sortis ?
Isai. 28-21 Sicut enim in monte divisionum stabit Dom.
Jerem. 34-18 Et transierunt inter divisiones ejus
-19 Qui transierunt inter divisiones vituli
Thren. 3-48 Divisiones aquarum deduxit oculus meus,
1 Cor. 12- 4 Divisiones vero gratiarum sunt
- 5 Et divisiones ministrationum sunt
- 6 Et divisiones operationum sunt
Hebr. 4-12 Pertingens usque ad divisionem animæ

DIVISOR.

Luc. 12-14 Quis me constituit judicem aut divisorem

DIVITIÆ.

Gen. 45-23 Qui subveherent ex omnibus divitiis Ægypti
Josue. 22- 8 In multa substantia atq. divitiis revertimini
1 Reg. 17-25 Ditabit rex divitiis magnis et filiam suam dabit ei...
3 Reg. 3-11 Non petisti tibi dies multos, nec divitias
-13 Dedi tibi, divitias scilicet, et gloriam
10- 2 Cum comitatu, et divitiis, camelis
-23 Super omnes reges terræ divitiis et sapientia
1 Par. 29-12 Tuæ divitiæ, et tua est gloria, tu dominaris
-28 Mortuus est... plenus dierum, et divitiis
2 Par. 1-11 Et non postulasti divitias, et substantiam
9-22 Super omnes reges terræ præ divitiis
17- 5 Factæque sunt ei infinitæ divitiæ et multa gloria
Tobiæ. 5-25 Sufficiebat...ut divitias computaremus hoc
Judith. 8- 7 Cui vir suus reliquerat divitias multas
Esth. 1- 4 Ut ostenderet divitias gloriæ regni sui
5-11 Exposuit illis magnitudinem divitiarum
Job. 5- 5 Et bibent sitientes divitias ejus
20-15 Divitias, quas devoravit, evomet
21- 7 Sublevati sunt confortatique divitiis ?
31-25 Si lætatus sum super multis divitiis meis
Psal. 36- 3 Inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus
-16 Modicum justo, super divitias peccatorum
48- 7 Et in multitudine divitiarum suarum gloriantur
-11 Et relinquent alienis divitias suas
51- 9 Speravit in multitudine divitiarum suarum
61-11 Divitiæ si affluant, nolite cor apponere
72-12 Abundantes in sæculo, obtinuerunt divitias
75- 6 Nihil invenerunt omnes viri divitiarum
111- 3 Gloria et divitiæ in domo ejus et justitia
118-14 Delectatus sum sicut in omnibus divitiis
Prov. 3-16 Et in sinistra illius divitiæ, et gloria
8-18 Mecum sunt divitiæ, et gloria, opes superbæ
10- 4 Manus autem fortium divitias parat
11- 4 Non proderunt divitiæ in die ultionis
-16 Inveniet gloriam, et robusti habebunt divitias
-28 Qui confidit in divitiis suis, corruet
13- 7 Est quasi pauper, cum in multis divitiis sit.
14-24 Corona sapientium divitiæ eorum
17-16 Quid prodest stulto habere divitias ?
19- 4 Divitiæ addunt amicos plurimos
-14 Domus et divitiæ dantur a parentibus
22- 1 Melius est nomen bonum quam divitiæ
- 4 Timor Domini, divitiæ et gloria et vita
-16 Qui calumniatur pauperem ut augeat divitias suas
28- 8 Qui coacervat divitias usuris et fœnore
30- 8 Mendicitatem et divitias ne dederis mihi
31- 3 Ne dederis... divitias tuas ad delendos reges
-29 Multæ filiæ congregaverunt divitias
Eccle. 4- 8 Nec satiantur oculi ejus divitiis
Eccle. 5- 9 Qui amat divitias, fructum non capiet ex eis
-10 Quid prodest possessori, nisi quod cernit divitias oculis suis ?
-12 Divitiæ conservatæ in malum domini sui
-18 Et omni homini, cui dedit Deus divitias
6- 2 Vir cui dedit Deus divitias et substantiam
7-12 Utilior est sapientia cum divitiis
9-11 Nec doctorum divitias, nec artificum gratiam
Sap. 5- 8 Aut divitiarum jactantia quid contulit nobis
7- 8 Et divitias nihil esse duxi in comparatione illius
8- 5 Et si divitiæ appetuntur in vita
Eccli. 5-10 Noli anxius esse in divitiis injustis
18-25 Necessitatum paupertatis in die divitiarum
Isai. 30- 6 Portantes super humeros jumentorum divitias suas
33- 6 Divitiæ salutis sapientia et scientia
Jerem. 9-23 Non glorietur dives in divitiis suis
15-13 Divitias tuas... in direptionem dabo gratis
17-11 Fecit divitias, et non in judicio
Baruc. 6-34 Similiter neque dare divitias possunt
Ezech. 27-12 A multitudine cunctarum divitiarum
-27 Divitiæ tuæ, et thesauri tui, et multiplex
-33 In multitudine divitiarum tuarum
Dan. 11- 2 Et cum invaluerit divitiis suis, concitabit omnes
-24 Et prædam, et divitias eorum dissipabit
Nahum. 2- 9 Et non est finis divitiarum ex omnibus vasis
3- 8 Cujus divitiæ, mare : aquæ, muri ejus
Zach. 14-14 Congregabuntur divitiæ omnium gentium
Matth. 13-22 Fallacia divitiarum, suffocat verbum
Marc. 4-19 Et ærumnæ sæculi, et deceptio divitiarum
Luc. 8-14 Et a sollicitudinibus et divitiis
Rom. 2- 4 An divitias bonitatis ejus et patientiæ
9-23 Ut ostenderet divitias gloriæ suæ in vasa
11-12 Quod si delictum illorum divitiæ sunt mundi et diminutio eorum divitiæ gentium
-33 O altitudo divitiarum sapientiæ et scientiæ Dei
2 Cor. 8- 2 Abundavit in divitias simplicitatis eorum
Ephes. 1- 7 Secundum divitias gratiæ ejus
-18 Ut sciatis quæ sit spes... et quæ divitiæ gloriæ
2- 7 Abundantes divitias gratiæ suæ in bonitate
3- 8 Evangelizare investigabiles divitias Christi
-16 Ut det vobis secundum divitias gloriæ suæ
Philip. 4-19 Secundum divitias suas in gloria in Christo
Colos. 1-27 Voluit Deus notas facere divitias gloriæ
2- 2 Et in omnes divitias plenitudinis intellectus
1 Tim. 6-17 Neque sperare in incerto divitiarum
Hebr. 11-26 Majores divitias æstimans thesauro Ægyptiorum
Jacob. 5- 2 Divitiæ vestræ putrefactæ sunt
Apoc. 18-17 Quoniam una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ

DIVULGO.

3 Reg. 13-25 Et venerunt, et divulgaverunt in civitate
1 Par. 14-17 Divulgatumq. est nomen David in universis
2 Par. 26- 8 Et divulgatum est nomen ejus usque ad introitum Ægypti
2 Esdr. 8-15 Et divulgent vocem in univ. urbibus suis
Esth. 1-20 Et hoc in omne, (quod latissimum est,) provinciarum tuarum divulgetur imperium
-22 Et hoc per cunctos populos divulgari
Eccli. 47-17 Ad insulas longe divulgatum est nomen tuum
2 Mac. 4-39 Et divulgata fama, congregata est multitudo
Matth. 28-15 Divulgatum est verbum istud apud Judæos
Luc. 1-65 Divulgabantur omnia verba hæc
4-37 Divulgabatur fama de illo in omnem locum
Act. 4-17 Sed ne amplius divulgetur in populum
Rom. 16-19 Vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est

DIVULSUS.

Isai. 18- 7 Deferetur munus Domino exercituum a populo divulso, et dilacerato

DO.

Gen. 1-29 Dixitque Deus : Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen
3- 6 Et comedit, deditque viro suo, qui comedit
-12 Dixitque Adam : Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi.
4-12 Cum operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos
-24 Septuplum ultio dabitur de Caïn; de Lamech
12- 7 Et dixit ei : Semini tuo dabo terram hanc
13-15 Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo
-17 Perambula terram... quia tibi daturus sum eam
14-20 Et dedit ei decimas ex omnibus

Gen. 14-21 Da mihi animas, cætera tolle tibi
15- 2 Domine Deus, quid dabis mihi?
- 3 Addiditque Abram : Mihi autem non dedisti semen
- 7 Eduxi te de Hur... ut darem tibi terram istam
-18 Semini tuo dabo terram hanc a fluvio
16- 3 Et dedit eam viro suo uxorem
- 5 Ego dedi ancillam meam in sinum tuum,
17- 8 Daboque tibi et semini tuo terram peregrinationis tuæ
-16 Et benedicam ei, et ex illa dabo tibi filium
18- 7 Tulit inde vitulum... deditque puero
-12 Postq. consenui, et dominus meus vetulus est, voluptati operam dabo?
19-33 Dederunt itaque patri suo bibere vinum
-34 Demus ei bibere vinum etiam hac nocte, et dormies cum eo
-35 Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere vinum
20-14 Tulit igitur Abimelech oves et boves, et servos et ancillas, et dedit Abraham
-16 Ecce mille argenteos dedi fratri tuo
21-19 Et implevit utrem, deditque puero bibere
-27 Tulit itaque Abraham oves et boves, et dedit Abimelech
23- 4 Date mihi jus sepulcri vobiscum, ut sepeliam
- 9 Ut det mihi speluncam duplicem
-13 Quæso, ut audias me : Dabo pecuniam pro agro
24- 7 Juravit mihi, dicens : Semini tuo dabo terram hanc
-14 Bibe, quin et camelis tuis dabo potum
-18 Deposuit hydriam super ulnam suam, et dedit ei potum
-20 Et haustam omnibus camelis dedit
-32 Destravit camelos, deditq. paleas et fœnum
-35 Dedit ei oves et boves, argentum et aurum
-36 Deditque illi omnia quæ habuerat
-41 Cum veneris ad propinquos meos, et non dederint tibi
-43 Da mihi pauxillum aquæ ad bibendum
-53 Dedit ea Rebeccæ pro munere
25- 5 Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac
-21 Qui exaudivit eum, et dedit conceptum Rebeccæ
-30 Ait : Da mihi de coctione hac rufa
26- 3 Et semini tuo dabo universas regiones has
- 4 Daboq. posteris tuis universas regiones has
27-14 Abiit et attulit, deditque matri
-17 Deditque pulmentum et panes quos coxerat
-26 Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi
-28 Det tibi Deus de rore cœli, et de pinguedine terræ
28- 4 Det tibi benedictiones Abrahæ et semini tuo
-13 Terram in qua dormis, tibi dabo
-20 Et dederit mihi panem ad vescendum
-22 Quæ dederis mihi, decimas offeram tibi
29- 7 Date ante potum ovibus, et sic eas ad pastum
-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro
-21 Dixitque ad Laban : Da mihi uxorem meam
-24 Dans ancillam filiæ, Zelpham nomine
-27 Et hanc quoque dabo tibi pro opere
-33 Dedit etiam istum mihi, vocavitque nomen
30- 1 Et ait marito suo : Da mihi liberos, alioquin moriar
- 4 Deditque illi Balam in conjugium
- 6 Exaudivit vocem meam, dans mihi filium
-14 Da mihi partem de mandragoris filii tui
-18 Dedit Deus mercedem mihi, quia dedi ancillam meam viro meo
-26 Da mihi uxores et liberos meos, pro quibus servivi tibi
-28 Constitue mercedem tuam, quam dem tibi
-31 Dixitque Laban : Quid tibi dabo?
31- 9 Substantiam patris vestri, et dedit mihi
32-19 Similiter dedit mandata secundo et tertio
34- 8 Date eam illi uxorem
-11 Et quæcumque statueritis, dabo
-12 Tantum date mihi puellam hanc uxorem
-14 Non possumus... dare sororem nostram homini incircumciso
-16 Tunc dabimus et accipiemus mutuo filias
-21 Filias eorum accipiemus uxores, et nostras illis dabimus
35- 4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos
-12 Terramque quam dedi Abraham, et Isaac dabo tibi et semini tuo
38- 6 Dedit autem Judas uxorem primogenito suo
-16 Quid dabis mihi ut fruaris concubitu meo?
-17 Patiar quod vis, si dederis mihi arrhabonem
-18 Ait Judas : Quid tibi vis pro arrhabone dari?
-20 Ut reciperet pignus, quod dederat mulieri

Gen. 39-21 Dedit ei gratiam in conspectu principis carceris
40-13 Dabisque ei calicem juxta officium tuum
41-21 Nullum saturitatis dedere vestigium
-42 Tulitque annulum de manu sua, et dedit eum in manu ejus
-45 Deditque illi uxorem Aseneth filiam Putiphare sacerdotis
42-25 Datis supra cibariis in viam : qui fecerunt
-27 Apertoque unus sacco, ut daret jumento pabulum
43-23 Dedit vobis thesauros in saccis vestris : Nam pecuniam, quam dedistis mihi, probatam ego habeo
-24 Deditque pabulum asinis eorum
44- 2 Pretium quod dedit tritici pone in ore sacci
45-18 Et ego dabo vobis omnia bona Ægypti
-21 Quibus dedit Joseph plaustra
-22 Benjamin vero dedit trecentos argenteos
46-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ
-25 Hi filii Balæ, quam dedit Laban Racheli
47-11 Patri et fratribus suis dedit possessionem
-15 Da nobis panes : quare morimur coram te
-16 Adducite pecora... dabo vobis pro eis cibos
-17 Dedit eis alimenta pro equis et ovibus
-24 Quintam partem regi dabitis
48- 4 Daboque tibi terram hanc, et semini tuo
-22 Do tibi partem unam extra fratres tuos
49-21 Cervus emissus, et dans eloquia pulchritudinis
Exod. 2- 9 Ego dabo tibi mercedem tuam
-19 Hausit aquam nobiscum, potumque dedit ovibus
3-21 Daboque gratiam populo huic coram Ægyp.
5- 5 Quanto magis si dederitis eis requiem
- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo
-10 Sic dicit Pharao : Non do vobis paleas
-13 Ut prius facere solebatis, quando dabantur vobis paleæ
-16 Paleæ non dantur nobis, et lateres similiter imperantur
-18 Paleæ non dabuntur vobis, et reddetis consuetum numerum laterum
6- 4 Pepigique fœdus cum eis, ut darem eis terram Chanaan
- 8 Ut darem eam Abraham, Isaac et Jacob; daboque vobis illam possidendam
-13 Et dedit mandatum ad filios Israel
8-15 Videns aut. Pharao quod data esset requies
9-23 Dominus dedit tonitrua, et grandinem
10-25 Hostias quoque et holocausta dabis nobis
11- 3 Dabit autem Dominus gratiam populo suo
12-25 Cumque introieritis terram, quam Dominus daturus est vobis
-36 Dominus autem dedit gratiam populo
13- 5 Juravit patribus tuis ut daret tibi terram
-11 Cumque introduxerit te Dominus in terram Chananæi... et dederit tibi eam
16- 8 Dabit vobis Dominus vespere carnes edere
-15 Iste est panis quem Dominus dedit vobis ad vescendum
-29 Videte quod Dom. dederit vobis sabbatum
17- 2 Jurgatus contra Moysen, ait : Da nobis aquam, ut bibamus
20-12 Ut sis longævus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi
21- 4 Sin autem dominus dederit illi uxorem
-30 Dabit pro anima sua quidquid fuerit postulatus
-32 Triginta siclos argenti domino dabit
22-17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam juxta modum dotis
-25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo
-29 Primogenitum filiorum tuorum dabis mihi
24-12 Daboque tibi tabulas lapideas et legem
25-16 Ponesque in arca testificationem quam dabo tibi
-21 In qua pones testimonium quod dabo tibi
30-12 Dabunt singuli pretium pro animabus suis
-13 Hoc a. dabit omnis qui transit ad nomen
-14 A viginti annis et supra dabit pretium
-33 Quicumque tale composuerit et dederit ex eo alieno, exterminabitur
31- 6 Dediq. ei socium Ooliab filium Achisamech
-18 Deditque Dominus Moysi... duas tabulas testimonii lapideas
32-13 Terram hanc... dabo semini vestro
-20 Et dedit ex eo potum filiis Israël
-24 Tulerunt, et dederunt mihi
-29 Ut detur vobis benedictio
33- 1 Semini tuo dabo eam
-14 Facies mea præcedet te, et requiem dabo tibi
34-20 Sin autem nec pretium pro eo dederis, occidetur
35-25 Dederunt hyacinthum, purpuram

Exod. 35-34 Dedit in corde ejus
36- 1 Quibus dedit Dominus sapientiam
- 2 Virum, cui dederat Dominus sapientiam
Levit. 5- 8 Dabitque eos sacerdoti
6- 6 Et dabit eum sacerdoti, juxta æstimationem
7-34 Et dedi Aaron sacerdoti et filiis ejus
-36 Quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Isr.
10-13 Quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini
-17 Et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis
14-34 Quam ego dabo vobis in possessionem
15-14 Dabitque eos sacerdoti.
17-11 Et ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expietis
18-21 De semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch
20- 2 Si quis dederit de semine suo idolo Moloch
- 3 Eo quod dederit de semine suo Moloch
- 4 Hominem, qui dedit de semine suo Moloch
-24 Possidete terram eorum, quam dabo vobis in hæreditatem
22-14 Et dabit sacerdoti in sanctuarium
-25 Et quidquid aliud dare voluerit
23-10 Cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo vobis
25- 2 Quando ingressi fueritis terram, quam ego dabo vobis
-21 Dabo benedict. meam vobis anno sexto.
-36 Ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti
-37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram
-38 Eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan
26- 3 Dabo vobis pluvias temporibus suis
- 6 Dabo pacem in finibus vestris
-19 Daboque vobis cœlum desuper sicut ferrum
-36 Dabo pavorem in cordibus eorum in regionibus hostium
-45 Leges, quas dedit Do. inter se et filios Israel
27- 2 Sub æstimatione dabit pretium
- 3 Dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarii
- 5 Masculus dabit viginti siclos: fœmina decem
- 6 Pro masculo dabuntur quinque sicli, pro fœmina tres
- 7 Sexagenarius et ultra masculus dabit quindecim siclos
- 8 Quantum ille æstimaverit... tantum dabit
-13 Quod si dare voluerit is qui offert
-15 Dabit quintam partem æstimationis supra
-23 Et dabit ille qui voverat eum Domino
Num. 3- 9 Dabisque dono Levitas
-48 Dabisque pecuniam Aaron et filiis ejus
-51 Et dedit eam Aaron et filiis ejus
5- 8 Sin a. non fuerit qui recipiat, dabunt Dom.
-21 Det te Dominus in maledictionem
-24 Et dabit ei bibere. Quas cum exhauserit
-26 Sic potum det mulieri aquas amarissimas
6-26 Convertat Dominus vultum suum ad te, et det tibi pacem
7- 7 Et quatuor boves dedit filiis Gerson
- 8 Plaustra et octo boves dedit filiis Merari
- 9 Filiis a. Caath non dedit plaustra et boves
10-29 Proficiscimur ad locum, quem Dominus daturus est nobis
-32 Quidquid optimum fuerit ex opibus quas nobis traditurus est Do. dabimus tibi
11- 4 Quis dabit nobis ad vescendum carnes?
-13 Unde mihi carnes ut dem tantæ multitudini? Da nobis carnes ut comedamus
-18 Quis dabit nobis escas carnium?
Ut det vobis Dominus carnes, et comedatis
-21 Dabo eis esum carnium mense integro?
-25 Auferens de spiritu, qui erat in Moyse, et dans septuaginta viris
-29 Det eis Dominus Spiritum suum
13- 3 Mitte viros qui considerent terram Chanaan, quam daturus sum filiis Israël
15- 2 Cum ingressi fueritis terram habitationis vestræ, quam ego dabo vobis
- 5 Et vinum ad liba... dabit in holocaustum
- 9 Dabis per singulos boves similæ tres decimas
-18 Cum veneritis in terram, quam dabo vobis
-21 De pulmentis dabitis primitiva Domino
16-14 Et dedisti nobis possessiones agrorum
17- 6 Et dederunt ei omnes principes virgas
18- 6 Ego dedi vobis fratres vestros Levitas
- 8 Dedi tibi custodiam primitiarum mearum
-11 Primitias autem... tibi dedi, et filiis tuis
-12 Quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi
-19 Primitias sanctuarii... tibi dedi, et filiis
-21 Filiis autem Levi dedi omnes decimas
-26 Decimas, quas dedi vobis... offerte Domino

Num. 18-28 Primitias offerte Domino, et date Aaron sacerdoti
-30 Quasi de area et torculari dederitis primitias
20- 8 Loquimini ad petram... et illa dabit aquas
-12 Non introducetis hos populos in terram, quam dabo eis
-19 Si biberimus aquas tuas nos et pecora nostra, dabimus quod justum est
-24 Non e. intrabit terram, quam dedi filiis Isr.
21-16 Congrega populum, et dabo ei aquam
-29 Dedit filios ejus in fugam, et filias in captiv.
22-17 Et quidquid volueris, dabo tibi
-18 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
-33 Dans locum resistenti, te occidissem
24-13 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
-14 Dabo consilium, quid populus tuus populo huic faciat
25-12 Ecce do ei pacem fœderis mei
26-54 Pluribus majorem partem dabis, et paucioribus minorem
-62 Nec eis cum cæteris data possessio est
27- 3 Date nobis possessionem inter cognatos
- 6 Da eis possessionem inter cognatos patris sui
-10 Dabitis hæreditatem fratribus patris ejus
-11 Dabitur hæreditas his qui ei proximi sunt
-12 Contemplare inde terram, quam daturus sum filiis Israël
-20 Et dabis ei præcepta cunctis videntibus
31- 5 Dederuntque millenos de singulis tribubus,
-29 Et dabis eam Eleazaro sacerdoti
-30 Et dabis ea Levitis, qui excubant in custodiis tabernaculi Domini
-36 Dataque est media pars his, qui in prælio fuerant
-47 Et dedit Levitis, qui excubabant in tabernaculo Domini
32- 5 Ut des nobis famulis tuis eam in possess
- 7 In locum, quem eis daturus est Dominus?
- 9 Ut non intrarent fines, quos eis Dom. dedit.
-29 Date eis Galaad in possessionem
-33 Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ruben
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir
33-53 Ego enim dedi vobis illam in possessionem
-54 Pluribus dabitis latiorem, et paucis angust.
34-13 Quam jussit Dominus dari novem tribubus
35- 2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis de possessionibus suis
- 6 De ipsis a. oppidis, quæ Levitis dabitis
- 8 Urbes, quæ dabuntur de possessionibus
Hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis
36- 2 Ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri

Deut. 1- 8 Juravit Dominus... ut daret illam eis
-13 Date ex vobis viros sapientes et gnaros
-20 Venistis ad montem Amorrhæi, quem Dominus Deus noster daturus est nobis
-21 Vide terram quam Do. Deus tuus dat tibi:
-25 Bona est terra, quam Dominus Deus noster daturus est nobis
-36 Et ipsi dabo terram, quam calcavit, et filiis
-39 Et ipsis dabo terram, et possidebunt eam
2- 5 Neque enim dabo vobis de terra eorum
In possessionem Esaü dedi montem Seïr
- 9 Non e. dabo tibi quidquam de terra eor.
-12 In terra... quam dedit illi Dominus
-19 Non enim dabo tibi de terra filiorum Ammon, quia filiis Loth dedi eam in possessionem
-29 Donec... transeamus ad terram, quam Dominus Deus noster daturus est nobis
-30 Noluitque Sehon rex Hesebon dare nobis transitum
3-12 Et civitates illius dedi Ruben et Gad
-15 Machir quoque dedi Galaad
-16 Et tribubus Ruben et Gad dedi de terra Galaad
-18 Deus vester dat vobis terram hanc in hæreditatem
-20 Possideant... terram quam daturus est eis
Tunc revertetur unusquisque in possessionem suam, quam dedi vobis
4- 1 Possideas terram, quam Dominus Deus patrum vestrorum daturus est vobis
-21 Nec ingrederer terram optimam, quam daturus est vobis
-38 Daretque tibi terram earum in possessionem
-40 Super terram, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi
5-16 Bene sit tibi in terra quam Dominus Deus tuus daturus est tibi
-29 Quis det talem eos habere mentem
-31 In terra, quam dabo illis in possessionem.
6-10 Cum... dederit tibi civitates magnas
-23 Eduxit nos inde ut introductis daret terram
7- 3 Filiam tuam non dabis filio ejus
-13 Pro qua juravit patribus tuis ut daret eam t.
-16 Devorabis omnes populos, quos Dominus Deus tuus daturus est tibi
-23 Dabitque eos Dominus Deus tuus in conspectu tuo
8- 3 Afflixit te penuria, et dedit tibi cibum Manna
-10 Ut... benedicas Domino Deo tuo pro terra optima, quam dedit tibi
9- 6 Deus tuus dederit tibi terram hanc optimam
-10 Deditque mihi Dominus duas tabulas
-11 Dedit mihi Dominus duas tabulas lapideas,
-23 Possidete terram, quam dedi vobis
10- 4 Scripsitque in tabulis... et dedit eas mihi
-18 Amat peregrinum, et dat ei victum atque vestitum
11-14 Dabit pluviam terræ vestræ temporaneam
-17 Pluviæ non descendant, nec terra det germen suum
De terra optima quam Do. daturus est vobis
-21 In terra, quam juravit Dominus patribus tuis ut daret eis
-25 Et formidinem dabit Dominus Deus vester
-31 Ut possideatis terram, quam Dominus Deus vester daturus est vobis
12- 1 In terra quam Dominus Deus patrum tuorum daturus est tibi
- 9 Quam Dom. Deus vester daturus est vobis.
-10 Et habitabitis in terra, quam Dominus Deus vester daturus est vobis
-15 Comede juxta benedictionem Do. Dei tui, quam dedit tibi in urbibus tuis
13-12 In una urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus dabit tibi
14-21 Peregrino, qui intra portas tuas est, da ut comedat
15- 7 In terra quam Dominus Deus tuus daturus est tibi
- 8 Et dabis mutuum, quo eum indigere perspexeris
-10 Sed dabis ei: nec ages quippiam callide
-14 Sed dabis viaticum de gregibus et de area,
16- 5 In qualibet urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus daturus est tibi
-17 Juxta benedictionem Domini Dei sui, quam dederit ei
-18 Quas Dominus Deus tuus dederit tibi
-20 Terram quam Dom. Deus tuus dederit tibi
17- 2 Intra unam portarum tuarum quas Dominus Deus tuus dabit tibi
-14 Terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi
18- 3 Dabunt sacerdoti armum ac ventriculum
- 9 Terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi
19- 2 In medio terræ, quam Deus tuus dabit tibi
- 8 Cum... dederit tibi cunctam terram, quam eis pollicitus est
-10 In medio terræ, quam Dominus Deus tuus dabit tibi possidendam
-14 In possessione tua, quam Dominus Deus tuus dabit tibi in terra
20-14 Quæ Dominus Deus tuus dederit tibi
-16 De his aut. civitatibus, quæ dabuntur tibi
21- 1 In terra, quam Dom. Deus tuus daturus est
-17 Dabitque ei de his quæ habuerit cuncta duplicia
-23 Nequaquam contaminabis terram tuam quam Dom. Deus tuus dederit tibi
22-16 Dicet pater: Filiam meam dedi huic uxorem
-19 Centum siclis argenti, quos dabit patri puellæ
-29 Dabit, qui dormivit cum ea, patri puellæ quinquaginta siclos argenti
24- 1 Scribet libellum repudii, et dabit in manu ill.
- 3 Dederitque ei libellum repudii, et dimiserit
25- 1 Quem justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt
-15 Super terram quam D. Deus tuus dederit tibi
-19 Cum ergo Dominus Deus tuus dederit tibi requiem
26- 1 Cumque intraveris terram, quam Dominus Deus tuus tibi daturus est possidendam
- 3 In terram pro qua juravit.. ut daret eam nob.
-10 Offero primitias frugum terræ, quam Dominus dedit mihi
-11 Epulaberis in omnibus bonis, quæ Dominus Deus tuus dederit tibi
-12 Dabis Levitæ, et advenæ... ut comedant
-13 Et dedi illud Levitæ, et advenæ, et pupillo
-15 Benedic populo tuo Israël, et terræ quam dedisti nobis
27- 2 In terram, quam Do. Deus tuus dabit tibi,
- 3 Ut introeas terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi
28- 7 Dabit Dominus inimicos tuos... corruentes

Deut. 28-11 Quam juravit... Dominus patribus tuis ut daret tibi
-24 Det Dominus imbrem terræ tuæ pulverem
-31 Oves tuæ dentur inimicis tuis
-52 In omni terra tua, quam dabit tibi Dom.
-53 Et filiarum, tuarum, quas dederit tibi Dom.
-55 Ne det eis de carnibus filiorum suorum
-65 Dabit enim tibi Dominus ibi cor pavidum
-67 Mane dices: Quis mihi det vesperum? et vespere: Quis mihi det mane?
29- 4 Et non dedit vobis Dominus cor intelligens
30-20 Ut habitares in terra, pro qua juravit Dominus... ut daret eam illis
31- 7 Quam daturum se patribus eorum juravit
32- 3 Date magnificentiam Deo nostro
-52 Non ingredieris in eam, quam ego dabo filiis Israël
34- 4 Dicens: Semini tuo dabo eam

Josue. 1- 2 In terram, quam ego dabo filiis Israël
-11 Terram, quam Dominus Deus vester daturus est vobis
-13 Dominus Deus vester dedit vobis requiem
-15 Donec det Dominus requiem fratribus vestris, sicut et vobis dedit, et possideant ipsi quoque terram, quam Dominus Deus vester daturus est eis
Et habitabitis in ea quam vobis dedit Moyses
2-12 Detisque mihi verum signum
6- 2 Ecce dedi in manu tua Jericho et regem ejus
7-19 Fili mi, da gloriam Domino Deo Israël
13-14 Tribui autem Levi non dedit possessionem
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben
-24 Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus
-29 Dedit et dimidiæ tribui Manasse filiisque ejus... possessionem
-33 Tribui autem Levi non dedit possessionem
14- 1 In terra Chanaan, quam dederunt eis
- 3 Duabus enim tribubus et dimidiæ dederat Moyses trans Jordanem possessionem
-12 Da ergo mihi montem istum, quem pollicitus est Dominus
15-13 Caleb vero filio Jephone dedit partem in medio filiorum Juda
-16 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-17 Deditque ei Axam filiam suam uxorem
-19 At illa respondit: Da mihi benedictionem terram australem et arentem dedisti mihi
Dedit itaque ei Caleb irriguum superius et inferius
17- 4 Dominus præcepit.. ut daretur nobis possessio in medio fratrum nostrorum. Deditque eis juxta imperium Domini possessionem
-14 Quare dedisti mihi possessionem sortis
18- 3 Ad possidendam terram quam Dominus Deus patrum vestrorum dedit vobis?
- 7 Quas dedit eis Moyses famulus Domini
19-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë
20- 4 Et dabunt ei locum ad habitandum
21- 2 Dom. præcepit... ut darentur nobis urbes
- 3 Dederuntque filii Israël de possessionibus suis
- 8 Dederuntque filii Israël Levitis civitates
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josuë civitates
-12 Et villas ejus dederat Caleb filio Jephone
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron
-20 Reliquis vero... hæc est data possessio
-26 Civitates decem... datæ sunt filiis Caath
-27 Filiis quoque Gerson... dedit de dimidia tribu Manasse confugii civitates
-34 Filiis a. Merari... data est de tribu Zabulon Jecnam et Cartha
-41 Deditque Dominus Deus Israëli omnem terram
-42 Dataque est ab eo pax in omnes... nationes
22- 4 Quia igitur dedit Dominus Deus vester fratribus vestris quietem et pacem
- 7 Dimidiæ a. tribui Manasse possessionem Moyses dederat in Basan
Dedit Josue sortem inter cæteros fratres suos
23- 1 Multo tempore postquam pacem dederat Dominus Israëli
24- 4 Et dedi ei Isaac; illique rursum dedi Jacob et Esaü. E quibus, Esaü dedi montem Seïr ad possidendum
-13 Dediq. vobis terram, in qua non laborastis
-15 Sin autem malum vobis videtur ut Domino serviatis, optio vobis datur
-33 In Gabaath Phinees filii ejus, quæ data est ei in monte Ephraïm

Judic. 1-12 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-13 Dedit ei Axam filiam suam conjugem

Judic. 1-15 Da mihi benedictionem, quia terram arentem dedisti mihi : da et irriguam aquis. Dedit ergo ei Caleb irriguum superius et irriguum inferius
-20 Dederuntque Caleb Hebron, sicut dixerat Moyses
-34 Nec dedit eis locum ut ad planiora descenderent
4-19 Da mihi, obsecro, paululum aquæ
Quæ aperuit utrem lactis et dedit ei bibere
5-15 Quasi in præceps ac barathrum se discrimini dedit
-25 Aquam petenti lac dedit
6-17 Da mihi signum quod tu scis qui loqueris ad me
7- 8 Cum trecentis viris se certamini dedit
-16 Et dedit tubas in manibus eorum,lagenasq.
8- 5 Date, obsecro, panes populo qui mecum est
- 6 Et idcirco postulas ut demus exercitui tuo panes
-15 Et idcirco postulas ut demus viris, qui lassi sunt et defecerunt, panes
-24 Date mihi inaures ex præda vestra
-25 Qui responderunt : Libentissime dabimus
9- 4 Dederuntque illi septuaginta pondo argenti
-17 Et animam suam dedit periculis
-29 Utinam daret aliquis populum istum sub manu mea
12- 9 Filias, quas emittens foras, maritis dedit
14- 9 Dedit eis partem, qui et ipsi comederunt
-11 Dederunt ei sodales triginta ut essent cum eo
-12 Dabo vobis triginta sindones et totidem tunicas
-13 Vos dabitis mihi triginta sindones, et ejusdem numeri tunicas
-19 Quorum ablatas vestes dedit iis qui problema solverant
15-18 Et ait : Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc maximam
16- 5 Dabimus tibi singuli mille et centum argenteos
17- 4 Dedit eos argentario ut faceret ex eis sculptile
-10 Daboque tibi per annos singulos decem argenteos
20-36 Dederunt eis ad fugiendum locum
-37 Cum... Benjamin terga cædentibus daret
-38 Signum autem dederant filii Israël his quos in insidiis collocaverant
21- 1 Nullus nostrum dabit filiis Benjamin de filiabus suis uxorem
- 7 Juravimus, non daturos nos his filias nostras
-14 Et datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad
-18 Filias enim nostras eis dare non possumus, Maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem Benjamin
-22 Sed rogantibus ut acciperent non dedistis
Ruth. 1- 6 Quod respexisset Dominus populum suum, et dedisset eis escas
- 9 Det vobis invenire requiem in domibus virorum
2-18 Et dedit ei de reliquiis cibi sui, quo saturata fuerat
3-17 Et ait : Ecce sex modios hordei dedit mihi
4- 7 Solvebat homo calceamentum suum, et dabat proximo suo
-12 De semine quod tibi dederit Dominus ex hac puella
-13 Et dedit illi Dominus ut conciperet,et pareret filium
1 *Reg.* 1- 4 Et immolavit Elcana,deditque Phenennæ uxori suæ, et cunctis filiis ejus
- 5 Annæ autem dedit partem unam tristis
-11 Dederisque servæ tuæ sexum virilem
Dabo eum Domino omnibus diebus vitæ ejus
-17 Et Deus Israël det tibi petitionem tuam
-27 Et dedit mihi Dominus petitionem meam
2-10 Dabit imperium regi suo et sublimabit cornu
-15 Da mihi carnem ut coquam sacerdoti
-16 Nunc enim dabis, alioquin tollam vi.
-28 Et dedi domui patris tui omnia de sacrificiis
6- 5 Et dabitis Deo Israël gloriam
8- 6 Eo quod dixissent : Da nobis regem ut judicet nos
-14 Et oliveta optima tollet, et dabit servis suis.
-15 Et vinearum reditus addecimabit, ut det eunuchis et famulis suis
9- 7 Et sportulam non habemus, ut demus homini Dei
- 8 Demus homini Dei, ut indicet nobis viam
-22 Et dedit eis locum in capite eorum, qui fuerant invitati
-23 Dixitque Samuel coco : Da partem quam dedi tibi

1 *Reg.* 10- 4 Dabunt tibi duos panes, et accipies
11-12 Date viros, et interficiemus eos
12-13 Ecce dedit vobis Dominus regem
-17 Invocabo Dominum et dabit voces et pluvias
-18 Et dedit Dominus voces et pluvias in illa die
14-41 Domine Deus Israël, da indicium
Si in me... est iniquitas hæc, da ostensionem: aut si hæc iniquitas est in populo tuo, da sanctitatem
17-10 Date mihi virum, et ineat mecum singulare certamen
-25 Ditabit rex... et filiam suam dabit ei
-26 Quid dabitur viro, qui percusserit Philisthæum hunc
-27 Hæc dabuntur viro qui percusserit eum
-44 Et dabo carnes tuas volatilibus cœli et bestiis terræ
-46 Hodie, et dabit te Dominus in manu mea
Et dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie volatilibus cœli
18- 4 Nam expoliavit se Jonathas tunica qua erat indutus, et dedit eam David
- 8 Dederunt David decem millia, et mihi mille dederunt
-17 Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo tibi uxorem
-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David, data est Hadrieli Molathitæ uxor
-21 Dabo eam illi,ut fiat ei in scandalum,
-27 Dedit itaque Saül ei Michol filiam suam
20-40 Dedit ergo Jonathas arma sua puero
21- 2 Nemo sciat... cujusmodi præcepta tibi dederim
- 3 Quinque panes da mihi, aut quidquid inveneris
- 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem.
- 9 Non est huic alter similis, da mihi eum
22- 7 Numquid omnibus vobis dabit filius Isaï agros et vineas
-10 Qui consuluit pro eo Dominum, et cibaria dedit ei : sed et gladium Goliath Philisthæi dedit illi
-13 Quare... et dedisti ei panes et gladium
25- 8 Quodcumque invenerit manus tua, da servis tuis et filio tuo David
-11 Et dabo viris, quos nescio unde sint ?
-27 Da pueris, qui sequuntur te dominum meum
-44 Saül autem dedit Michol filiam suam uxorem David.
7- 5 Detur mihi locus in una urbium regionis hujus
- 6 Dedit itaque ei Achis in die illa Siceleg
28-17 Et scindet regnum tuum de manu tua, et dabit illud proximo tuo David
-19 Et dabit Dominus etiam Israël tecum in manus Philisthiim
30-11 Dederuntque ei panem ut comederet
-22 Non dabimus eis quidquam de præda
-23 Et custodivit nos, et dedit latrunculos
2 *Reg.* 4- 8 Et dedit Dominus domino meo regi ultionem
-10 Cui oportebat mercedem dare pro nuntio
5-19 Et si dabis eos in manu mea ?
Quia tradens dabo Philisthiim in manu tua
7- 1 Cum sedisset rex in domo sua, et Dominus dedisset ei requiem
-11 Requiem dabo tibi ab omnibus inimicis tuis
9- 9 Quæcumque fuerunt Saül et universam domum ejus dedi filio domini tui
12- 8 Et dedi tibi domum domini tui, et uxores domini tui in sinu tuo, dedique tibi domum Israël et Juda
-11 Tollam uxores tuas... et dabo proximo tuo
13- 5 Veniat, oro, Thamar, soror mea, utdet mihi cibum, et faciat pulmentum
16- 8 Dedit Dominus regnum in manu Absalom
-23 Consilium autem Achitophel quod dabat in diebus illis
17- 6 Facere debemus an non ? quod das consilium ?
- 7 Non est bonum consilium,quod dedit Achitophel hac vice
-15 Hoc et hoc modo consilium dedit Achitophel Absalom
Et ego tale et tale dedi consilium
-21 Quoniam hujusmodi dedit consilium contra vos Achitophel
-29 Dederuntque David, et populo,
18- 2 Et dedit populi tertiam partem sub manu Joab
-11 Et ego dedissem tibi decem argenti siclos
19-42 Numquid... munera nobis data sunt ?
21- 6 Dentur nobis septem viri de filiis ejus
Et ait rex : Ego dabo
- 9 Et dedit eos in manus Gabaonitarum

2 *Reg.* 22-14 Et excelsus dabit vocem suam
-36 Dedisti mihi clypeum salutis tuæ
-41 Inimicos meos dedisti mihi dorsum
-48 Deus qui das vindictas mihi, et dejicis
23-15 O si quis mihi daret potum aquæ,de cisterna
24- 9 Dedit ergo Joab numerum descriptionis
-12 Trium tibi datur optio, elige unum
-23 Omnia dedit Areuna rex regi, dixitque
3 *Reg.* 1-48 Qui dedit hodie sedentem in solio meo
2-17 Ut det mihi Abisag Sunamitidem uxorem
-21 Detur Abisag Sunamitis Adoniæ fratri tuo uxor
3- 5 Dicens : Postula quod vis ut dem tibi
- 6 Et dedisti ei filium sedentem super thronum
- 9 Dabis ergo servo tuo cor docile
-12 Et dedi tibi cor sapiens et intelligens
-13 Sed et hæc, quæ non postulasti, dedi tibi
-21 Cumque surrexissem mane, ut darem lac filio meo, apparuit mortuus
-25 Et date dimidiam partem uni
-26 Obsecro, Domine, date illi infantem vivum
-27 Date huic infantem vivum, et non occidatur
4-29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni
5- 3 Donec daret Dominus eos sub vestigio pedum ejus
- 4 Requiem dedit Dominus Deus meus mihi
- 5 Filius tuus, quem dabo pro te super solium
- 6 Mercedem a. servorum tuorum dabo tibi
- 7 Qui dedit David filium sapientissimum
- 9 Præbebisque necessaria mihi, ut detur cibus domui meæ
-10 Itaque Hiram dabat Salomoni ligna cedrina
-12 Dedit quoque Dominus sapientiam Salomoni
8-34 Et reduces eos in terram, quam dedisti
-36 Et da pluviam super terram tuam, quam dedisti populo tuo in possessionem
-39 Ut des unicuique secundum omnes vias suas
-40 Super faciem terræ, quam dedisti patribus
-48 Terræ suæ, quam dedisti patribus eorum
-50 Et dabis misericordiam coram eis
-56 Benedictus Dominus, qui dedit requiem
9- 7 Auferam Israël de superficie terræ, quam dedi eis
-11 Tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida
-12 Ut videret oppida quæ dederat ei Salomon
-13 Hæccine sunt civitates, quas dedisti mihi
-16 Et dedit eam in dotem filiæ suæ
10-10 Dedit ergo regi centum viginti talenta auri,
Quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-13 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba omnia quæ voluit
-16 Sexcentos auri siclos dedit in laminas scuti
-24 Ut audiret sapientiam ejus, quam dederat Deus in corde ejus
11-11 Scindam regnum tuum, et dabo illud servo tuo
-13 Tribum unam dabo filio tuo, propter David
-18 Qui dedit ei domum, et cibos constituit
-19 Ut daret ei uxorem sororem uxoris suæ
31 Ecce ego scindam regnum de manu Salomonis, et dabo tibi decem tribus
-35 Auferam autem regnum de manu filii ejus, et dabo tibi decem tribus
-36 Filio autem ejus dabo tribum unam
12- 6 Quod datis mihi consilium, ut respondeam
- 8 Qui dereliquit consilium senum, quod dederant ei
- 9 Quod mihi datis consilium,ut respondeam
-13 Derelicto consilio seniorum, quod ei dederant
13- 3 Deditque in illa die signum, dicens
- 7 Veni mecum domum... et dabo tibi munera
- 8 Si dederis mihi mediam partem domus tuæ
14- 7 Dedi te ducem super populum meum Isr.
- 8 Scidi regnum domus David, et dedi illud tibi
-15 Evellet Israël de terra bona hac, quam dedit patribus eorum
15- 4 Dedit ei Dominus Deus suus lucernam in Jerusalem
-18 Dedit illud in manus servorum suorum
17-10 Da mihi paululum aquæ in vase, ut bibam.
-14 Usque ad diem in qua Dominus daturus est pluviam super faciem terræ
-19 Ait ad eam Elias : Da mihi filium tuum.
18- 1 Ut dem pluviam super faciem terræ
-23 Dentur nobis duo boves, et illi eligant sibi bovem unum
-26 Qui cum tulissent bovem, quem dederat eis
19-21 In aratro boum coxit carnes, et dedit populo
20- 5 Et uxores tuas et filios tuos dabis mihi
-28 Dabo omnem multitudinem hanc grandem in manu tua

3 *Reg.* 21- 2 Da mihi vineam tuam, ut faciam mihi hortum olerum
Daboque tibi pro ea vineam meliorem
- 3 Ne dem hæreditatem patrum meorum tibi
- 4 Non dabo tibi hæreditatem patrum meorum
- 6 Da mihi vineam tuam, accepta pecunia : aut si tibi placet, dabo tibi vineam meliorem pro ea. Et ille ait : Non dabo tibi vineam meam
- 7 Ego dabo tibi vineam Naboth Jezrahelitæ
-15 Qui noluit tibi acquiescere, et dare eam
-22 Dabo domum tuam sicut domum Jeroboam
22- 6 Et dabit eam Dominus in manu regis
-23 Dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium Prophetarum tuorum
4 *Reg.* 4-42 At ille dixit : Da populo, ut comedat
-43 Rursum ille ait : Da populo ut comedat
5- 1 Per illum enim dedit Dom. salutem Syriæ
-22 Da eis talentum argenti, et vestes mutatorias
6-28 Da filium tuum, ut comedamus eum hodie
-29 Da filium tuum, ut comedamus eum
8- 6 Deditque ei rex eunuchum unum
-19 Ut daret illi lucernam, et filiis ejus cunctis diebus
9- 9 Dabo domum Achab, sicut domum Jeroboam
10-15 Si est, inquit, da manum tuam. Qui dedit ei manum suam
11-10 Qui dedit eis hastas et arma regis David
12-11 Et dabant eam juxta numerum atque mensuram, in manu eorum
-14 Dabatur, ut instauraretur templum Domini
13- 5 Et dedit Dominus salvatorem Israeli
14- 9 Da filiam tuam filio meo uxorem
15-19 Et dabat Manahem Phul mille talenta argenti
-20 Ut daret regi Assyriorum, quinquaginta siclos argenti
18-15 Deditque Ezechias omne argentum
-16 Et dedit eas regi Assyriorum
-23 Et dabo vobis duo millia equorum
21- 8 Non faciam commoveri pedem Israël de terra, quam dedi patribus eorum
22- 5 Deturque fabris per præpositos domus Do.
- 8 Deditque Helcias volumen Saphan
- 9 Et dederunt ut distribueretur fabris
-10 Librum dedit mihi Helcias sacerdos
23-11 Abstulit quoque equos, quos dederant reges Juda
-35 Argentum autem et aurum dedit Joakim Pharaoni
Ut daret Pharaoni Nechao
25-30 Quæ et dabatur ei a rege per singulos dies
1 *Par.* 2-35 Deditque ei filiam suam uxorem : quæ peperit ei Ethei
5- 1 Data sunt primogenita ejus filiis Joseph
6-55 Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda
-57 Porro filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum
-61 Dederunt ex dimidia tribu Manasse
-63 Dederunt sorte civitates duodecim
-64 Dederunt quoque filii Israël Levitis civitates
-65 Dederuntque per sortem, ex tribu filiorum Juda
-67 Dederunt ergo eis urbes ad confugiendum
11-14 Dedit Dominus salutem magnam populo suo
-17 O si quis mihi daret aquam de cisterna Bethlehem!
14-17 Et Dominus dedit pavorem ejus super omnes gentes
16-18 Tibi dabo terram Chanaan, funiculum hæreditatis vestræ
-29 Date Domino gloriam nomini ejus
17- 9 Et dedi locum populo meo Israel
-10 Ex diebus quibus dedi judices populo meo
19-11 Reliquam autem partem populi dedit sub manu Abisaï fratris sui
21- 5 Deditque Davidi numerum eorum, quos circuierat
-10 Trium tibi optionem do; unum, quod volueris, elige, et faciam tibi
-22 Da mihi locum areæ tuæ, ut ædificem in ea altare Domino
-23 Sed et boves do in holocaustum, et tribulas
-24 Sed argentum dabo quantum valet
-25 Dedit ergo David Ornan pro loco siclos auri justissimi ponderis sexcentos
22- 9 Et pacem et otium dabo in Israël
-12 Det quoque tibi Dominus prudentiam
-18 Et dederit vobis requiem per circuitum
23-25 Requiem dedit D. Deus Israël populo suo
25- 5 Deditque Deus Heman filios quatuordecim
28- 5 Filios enim mihi multos dedit Dominus
-11 Dedit autem David Salomoni filio suo descriptionem porticus

1 *Par.* 28-16 Aurum quoque dedit in mensas propositionis
-18 Altari autem... aurum purissimum dedit
29- 3 Aurum et argentum do in templum Dei mei
- 7 Dederuntque in opera domus Dei auri talenta quinque millia
- 8 Lapides, dederunt in thesauros domus Do.
-14 Quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi
-19 Salomoni quoq. filio meo da cor perfectum
-24 Et cuncti filii regis David dederunt manum
-25 Et dedit illi gloriam regni
2 *Par.* 1- 7 Postula quod vis, ut dem tibi
-10 Da mihi sapientiam et intelligentiam
-12 Sapientia et scientia data sunt tibi : divitias a. et substantiam et gloriam dabo tibi
2-10 Servis tuis dabo in cibaria tritici coros viginti millia
-12 Qui dedit David regi filium sapientem
5-10 Quando legem dedit Dominus filiis Israël
6-25 Et reduc eos in terram, quam dedisti eis
-27 Da pluviam terræ, quam dedisti populo tuo
-31 Terræ, quam dedisti patribus nostris
-38 Terræ suæ, quam dedisti patribus eorum
7-20 Evellam vos de terra mea, quam dedi vobis
8- 2 Civitates, quas dederat Hiram Salomoni
9- 9 Dedit a. regi centum viginti talenta auri
Hæc quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-12 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba cuncta quæ voluit
10- 6 Quid datis consilii, ut respondeam populo?
11-16 Quicumque dederant cor suum ut quærerent Dominum Deum Israël
12- 7 Non disperdam eos, daboque eis pauxillum auxilii
13- 5 Num ignoratis quod Dominus Deus... Israël dederit regnum David
14- 7 Eo quod... dederit nobis pacem per gyrum.
17- 5 Et dedit omnis Juda munera Josaphat
18-22 Dominus dedit spiritum mendacii in ore
-26 Date ei panis modicum, et aquæ pauxillum
20- 7 Et dedisti eam semini Abraham amici tui
-21 Deditque consilium populo, et statuit cantores
-27 Eo quod dedisset eis Dominus gaudium de inimicis suis
21- 3 Deditque eis pater suus multa munera
- 7 Et quia promiserat ut daret ei lucernam
23- 9 Deditque Joïada sacerdos centurionibus lanceas
-11 Dederuntque in manu ejus tenendam legem
24-12 Quam dederunt rex et Joïada his, qui præerant operibus domus Domini
25- 9 Quid ergo fiet de centum talentis, quæ dedi militibus Israël?
Habet Dominus unde tibi dare possit multo his plura
-18 Da filiam tuam filio meo uxorem
27- 5 Dederuntque ei filii Ammon in tempore illo centum talenta argenti
28-21 Dedit regi Assyriorum munera
30-12 Facta est manus Do. ut daret eis cor unum
-24 Principes vero dederant populo tauros mille
31- 4 Ut darent partes sacerdotibus et Levitis
32-24 Exaudivitque eum, et dedit ei signum
-29 Eo quod dedisset ei Dominus substantiam multam nimis
34-11 At illi dederunt eam artificibus
-16 Quæ dedisti in manu servorum tuorum
-17 Datumque est præfectis artificum
35- 7 Dedit præterea Josias omni populo.... agnos et hædos de gregibus
- 8 Dederunt sacerdotibus ad faciendum Phase pecora
- 9 Dederunt cæteris Levitis, ad celebrandum Phase quinque millia pecorum
-12 Et separaverunt ea ut darent per domos
36-23 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus
1 *Esdr.* 1- 2 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus
2-69 Secundum vires suas dederunt impensas operis
3- 7 Dederunt autem pecunias latomis et cæmentariis
4-13 Et vectigal et annuos reditus non dabunt
5- 3 Quis dedit vobis consilium ut domum hanc ædificaretis
- 9 Quis dedit vobis potestatem, ut domum hanc ædificaretis
-14 Et data sunt Sassabasar vocabulo, quem et principem constituit
6- 4 Sumptus autem de domo regis dabuntur
- 8 Quæ dantur de regione trans flumen, studiose sumptus dentur viris illis, ne impediatur opus
- 9 Detur eis per singulos dies, ne sit in aliquo querimonia

1 *Esdr.* 7- 6 In Lege Moysi quam D. Deus dedit Israël : et dedit ei rex secundum manum Domini
-11 Hoc est a. exemplar epistolæ edicti, quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti
-19 Vasa quoque, quæ dantur tibi in minist
-20 Dabitur de thesauro et de firco regis
-21 Quodcumque petierit a vobis Esdras, sacerdos... absque mora detis
-27 Benedictus Do... qui dedit hoc in corde regis
8-20 Et de Nathinæis, quos dederat David
-36 Dederunt autem edicta regis satrapis
9- 8 Et daretur nobis paxillus in loco sancto ejus
Et daret nobis vitam modicam in servitute
- 9 Ut daret nobis vitam, et sublimaret domum Dei nostri
Et daret nobis sepem in Juda et Jerusalem.
-12 Filias vestras ne detis filiis eorum,
-13 Et dedisti nobis salutem sicut est hodie
0-11 Et nunc date confessionem Domino Deo
-19 Et dederunt manus suas ut ejicerent uxores suas
2*Esdr.* 1-11 Et da ei misericordiam ante virum hunc.
2- 1 Et levavi vinum, et dedi regi
- 7 Epistolas det mihi ad duces regionis trans flumen
- 8 Ut det mihi ligna, ut tegere possim portas
Et dedit mihi rex juxta manum Dei mei
- 9 Et veni ad duces... dedique eis epistolas
-12 Et non indicavi cuiquam quid Deus dedisset in corde meo
4- 4 Da eos in despectionem in terra captivitatis
5- 4 Demusque agros nostros et vineas
-11 Quam exigere soletis ab eis, date pro illis
7- 5 Deus autem dedit in corde meo, et congregavi optimates
-70 Nonnulli autem de principibus familiarum dederunt in opus. Athersatha dedit in thesaurum auri drachmas mille
-71 Et de principibus familiarum dederunt in thesaurum operis
9- 8 Ut dares ei terram Chananæi, Hethæi, et Amorrhæi... ut dares semini ejus
-10 Et dedisti signa atque portenta in Pharaone
-13 Et dedisti eis judicia recta et legem veritatis
-15 Panem quoque de cœlo dedisti eis in fame
-17 Et dederunt caput ut converterentur ad servitutem
-20 Spiritum tuum bon. dedisti qui doceret eos.
Et aquam dedisti eis in siti
-22 Et dedisti eis regna, et populos
-24 Et dedisti eos in manu eorum, et reges eorum
-27 Et dedisti eos in manu hostium suorum
Dedisti eis salvatores, qui salvarent eos
-29 Et dederunt humerum recedentem
-35 Et in bonitate tua multa, quam dederas eis
-36 Et terra, quam dedisti patribus nostris
10-29 Ut ambularent in lege Dei, quam dederat in manu Moysi servi Dei
-30 Et ut non daremus filias nostras populo terræ
-32 Ut demus tertiam partem sicli per annum
12-46 Dabant partes cantoribus et janitoribus
13-10 Et cognovi quod partes Levitarum non fuissent datæ
-25 Et adjuravi in Deo, ut non darent filias suas filiis eorum
Tobiæ. 1-13 Dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar regis
-14 Dedit illi potestatem quocumque vellet ire
-15 Pergebat ergo ad omnes qui erant in captivitate, et monita salutis dabat eis
-17 Dedit illi memoratum pondus argenti
2-12 Ut posteris daretur exemplum patientiæ ejus
-18 Et vitam illam expectamus, quam Deus daturus est his
4-21 Indico etiam tibi, fili mi, dedisse me decem talenta argenti... Gabelo
5- 2 Et ego eum ignoro : quod signum dabo ei?
6-13 Pete ergo eam a patre ejus, et dabit tibi eam in uxorem
7-10 Nisi... promittas mihi dare Saram filiam tuam
-11 Cum.. non daret petenti ullum responsum
-12 Dixit ei Angelus : Noli timere dare eam isti
-20 Dominus cœli det tibi gaudium pro tædio
8- 6 Orabant ambo simul, ut sanitas daretur eis
- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ, dedistique ei adjutorium Evam
-24 Dimidiam partem dedit Tobiæ
11-10 Data manu puero, occurrit obviam filio suo.
12- 1 Quid possumus dare viro isti sancto
- 2 Pater, quam mercedem dabimus ei?
- 3 Quid illi ad hæc poterimus dignum dare?
14-13 Video enim quia iniquitas ejus finem dabit ei
Judith. 4-10 Ne darentur in prædam infantes eorum
5-18 Dati sunt in prædam, et in gladium

Judith. 5-19 Dedit eis Deus cœli virtutem resistendi
-22 Cum recessissent a via quam dederat illis Deus
6-17 Ipse tibi hanc dabit vicissitudinem
-18 Cum vero Dominus Deus noster dederit hanc libertatem servis suis
7-11 Quoniam ad mensuram dabatur populis aqua quotidie
-24 Et dabit gloriam nomini suo
8-19 Pro quo scelere dati sunt in gladium
9- 2 Qui dedisti illi gladium in defensionem
- 3 Et dedisti mulieres eorum in prædam
-14 Da mihi in animo constantiam
-18 Et da verbum in ore meo, et in corde meo consilium corrobora
10- 8 Deus patrum nostrorum det tibi gratiam
-12 Quoniam futurum agnovi, quod dentur vobis in deprædationem
11-12 Certum est quod in perditionem dabuntur
-20 Qui misit te ante populum, ut des illum tu in manibus nostris
12- 1 Constituit quid daretur illi de convivio suo
- 5 Ut daretur ei copia nocte.. egrediendi foras
13-27 Deus Israël, cui tu testimonium dedisti
15-14 Quæ Holophernis peculiaria fuisse probata sunt, dederunt Judith
16-21 Dabit e. ignem, et vermes in carnes eorum
-23 Vasa bellica... quæ dedit illi populus
Esth. 2-15 Quæcumque voluit Egeus eunuchus custos virginum, hæc ei ad ornatum dedit
-18 Et dedit requiem universis provinciis
3-10 Tulit ergo rex annulum.. et dedit eum Aman filio Amadathi
4- 5 Eunucho quem rex ministrum ei dederat
- 8 Dedit ei, ut reginæ ostenderet
5- 3 Etiam si dimidiam partem regni petieris, dabitur tibi
- 6 Quid petis, ut detur tibi? et pro qua re postulas?
- 8 Si regi placet, ut det mihi quod postulo
7- 2 Quæ est petitio tua, Esther, ut detur tibi?
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ domum Aman adversarii Judæorum
9-13 Si regi placet, detur potestas Judæis
12- 5 Datis ei pro delatione muneribus
14-12 Da mihi fiduciam, Domine rex deorum
16- 3 Sed datam sibi gloriam non ferentes, in ipsos, qui dederunt, moliuntur insidias
Job. 1-21 Dominus dedit, Dominus abstulit
2- 4 Cuncta quæ habet homo dabit pro anima sua
3-20 Quare misero data est lux
5-10 Qui dat pluviam super faciem terræ
6- 8 Quis det ut veniat petitio mea
9-24 Terra data est in manus impii
12- 6 Cum ipse dederit omnia in manus eorum
15-19 Quibus solis data est terra
19-23 Quis mihi det ut exarentur in libro?
22- 7 Aquam lasso non dedisti, et esurienti subtraxisti panem
-24 Dabit pro terra silicem, et pro silice torrentes aureos
24-23 Dedit ei Deus locum pœnitentiæ
26- 3 Cui dedisti consilium? forsitan illi qui non habet sapientiam
28-15 Non dabitur aurum obrizum pro ea
31-30 Non enim dedi ad peccandum guttur meum,
-31 Quis det de carnibus ejus, ut saturemur?
32- 8 Inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam
35-10 Ubi est Deus, qui fecit me, qui dedit carmina in nocte?
36-31 Et dat escas multis mortalibus
38-25 Quis dedit vehementissimo imbri cursum
-36 Vel quis dedit gallo intelligentiam?
39- 6 Cui dedi in solitudine domum
-17 Nec dedit illi intelligentiam
41- 2 Quis ante dedit mihi, ut reddam ei?
42-11 Dederunt ei unusquisque ovem unam
-15 Deditque eis pater suus hæreditatem
Psal. 1- 3 Quod fructum suum dabit in tempore suo
2- 8 Et dabo tibi Gentes hæreditatem tuam
4- 7 Dedisti lætitiam in corde meo
13- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?
14- 5 Qui pecuniam suam non dedit ad usuram
15-10 Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem
17-14 Et Altissimus dedit vocem suam
-36 Et dedisti mihi protectionem salutis tuæ
-41 Et inimicos meos dedisti mihi dorsum
-48 Deus qui das vindictas mihi, et subdis
20- 7 Quoniam dabis eum in benedictionem
24- 8 Propter hoc legem dabit delinquentibus
27- 4 Da illis secundum opera eorum
28-11 Dominus virtutem populo suo dabit
30-13 Oblivioni datus sum, tanquam mortuus
31- 8 Intellectum tibi dabo, et instruam te

Psal. 36- 4 Et dabit tibi petitiones cordis tui
38- 9 Opprobrium insipienti dedisti me
43-12 Dedisti nos tanquam oves escarum
45- 7 Dedit vocem suam, mota est terra
48- 8 Non dabit Deo placationem suam
50-10 Auditui meo dabis gaudium et lætitiam
-18 Si voluisses sacrificium, dedissem utique
52- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?
54- 7 Quis dabit mihi pennas sicut columbæ?
-23 Non dabit in æternum fluctuationem justo.
56- 4 Dedit in opprobrium conculcantes me
59- 6 Dedisti metuentibus te significationem
-13 Da nobis auxilium de tribulatione
60- 6 Dedisti hæreditatem timentibus nomen tuum
65- 2 Dicite nomini ejus: Date gloriam laudi ejus
- 9 Et non dedit in commotionem pedes meos
66- 7 Terra dedit fructum suum
67-12 Dominus dabit verbum evangelizantibus
-34 Ecce dabit voci suæ vocem virtutis
-35 Date gloriam Deo super Israël
-36 Deus Israël ipse dabit virtutem
68-22 Et dederunt in escam meam fel
71- 2 Deus, judicium tuum regi da
-15 Vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ
73-14 Dedisti eum escam populis Æthiopum
76-18 Sonitus aquarum: Vocem dederunt nubes.
77-20 Numquid et panem poterit dare
-24 Et pluit illis manna ad manducandum, et panem cœli dedit eis
-46 Et dedit ærugini fructus eorum
-66 Opprobrium sempiternum dedit illis
79- 6 Potum dabis nobis in lacrymis in mensura?
80- 3 Sumite psalmum, et date tympanum.
83- 8 Etenim benedictionem dabit legislator
-12 Gratiam, et gloriam dabit Dominus
84- 8 Domine... et salutare tuum da nobis
-13 Etenim Dominus dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum
85-16 Da imperium tuum puero tuo
98- 7 Custodiebant... præceptum quod dedit illis
103-12 De medio petrarum dabunt voces
-27 Expectant ut des illis escam in tempore,
-28 Dante te illis, colligent
104-11 Dicens: Tibi dabo terram Chanaan
-44 Et dedit illis regiones Gentium
105-15 Et dedit eis petitionem ipsorum
-46 Et dedit eos in misericordias in conspectu omnium qui ceperant eos
107-13 Da nobis auxilium de tribulatione
110- 5 Escam dedit timentibus se
- 7 Ut det illis hæreditatem Gentium
111- 9 Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus manet in sæculum sæculi
113- 1 Non nobis, sed nomini tuo da gloriam
-16 Terram autem dedit filiis hominum
118-34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam
-49 Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti
-73 Da mihi intellectum, et discam mandata tua
-125 Da mihi intellectum, ut sciam testimonia tua
-130 Illuminat: et intellectum dat parvulis
-144 Intellectum da mihi, et vivam
-169 Juxta eloquium tuum da mihi intellectum
119- 3 Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi..?
120- 3 Non det in commotionem pedem tuum
123- 6 Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum
126- 2 Cum dederit dilectis suis somnum
131- 4 Si dedero somnum oculis meis
134-12 Et dedit terram eorum hæreditatem
135-21 Et dedit terram eorum hæreditatem
-25 Qui dat escam omni carni
136- 5 Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni detur dextera mea
143-10 Qui das salutem regibus, qui redemisti David
144-15 Tu das escam illorum in tempore opportuno
145- 7 Facit judicium... dat escam esurientibus
146- 9 Qui dat jumentis escam ipsorum
147-16 Qui dat nivem sicut lanam
Prov. 1- 4 Ut detur parvulis astutia
-20 Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem suam
2- 6 Quia Dominus dat sapientiam
3- 9 De primitiis omnium frugum tuarum da ei
-28 Cras dabo tibi, cum statim possis dare
-34 Deludet illusores, et mansuetis dabit gratiam
4- 9 Dabit capiti tuo augmenta gratiarum
5- 9 Ne des alienis honorem tuum
6- 4 Ne dederis somnum oculis tuis
8- 1 Numquid non sapientia clamitat, et prudentia dat vocem suam?

Prov. 9- 9 Da sapienti occasionem, et addetur ei sapientia
10-10 Qui annuit oculo, dabit dolorem
-24 Desiderium suum justis dabitur
13-15 Doctrina bona dabit gratiam
19-14 Domus et divitiæ dantur a parentibus
20- 4 Mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi.
21-18 Pro justo datur impius: et pro rectis iniquus
22- 9 De panibus enim suis dedit pauperi Victoriam et honorem acquiret qui dat munera
-16 Divitias suas dabit ipse ditiori, et egebit.
23-21 Et dantes symbola consumentur
25-21 Si sitierit, da ei aquam bibere
28-27 Qui dat pauperi, non indigebit
29-17 Refrigerabit te, et dabit delicias animæ tuæ
30- 8 Mendicitatem et divitias ne dederis mihi
31- 3 Ne dederis mulieribus substantiam tuam
- 4 O Lamuel, noli regibus dare vinum
- 6 Date siceram mœrentibus
-15 Deditque prædam domesticis suis
-31 Date ei de fructu manuum suarum
Eccle. 1-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum
-17 Dedique cor meum ut scirem prudentiam
2-15 Quid mihi prodest, quod majorem sapientiæ dedi operam?
-26 In conspectu suo dedit Deus sapientiam Peccatori autem dedit afflictionem
3-10 Vidi affectionem, quam dedit Deus filiis hominum
5- 5 Ne dederis os tuum, ut peccare facias
-17 Numero dierum vitæ suæ quos dedit ei Deus
-18 Et omni homini, cui dedit Deus divitias
6- 2 Vir cui dedit Deus divitias et substantiam
8- 9 Et dedi cor meum in cunctis operibus
-15 In diebus viæ suæ, quos dedit ei Deus sub sole
9- 9 Cunctis diebus... qui dati sunt tibi sub sole
11- 2 Da partem septem, necnon et octo
12- 7 Spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum
-11 Quæ per magistrorum consilium data sunt a pastore uno
Cant. 1-11 Nardus mea dedit odorem suum
2-13 Vineæ florentes dederunt odorem suum
7-12 Si floruerunt mala punica: ibi dabo tibi ubera mea
-13 Mandragoræ dederunt odorem
8- 1 Quis mihi det te fratrem meum sugentem..?
- 2 Et dabo tibi poculum ex vino condito
- 7 Si dederit homo omnem substantiam domus
Sap. 3-14 Dabitur enim illi fidei donum electum
4- 3 Spuria vitulamina non dabunt radices altas
6- 4 Quoniam data est a Domino potestas vobis
7- 7 Hoc optavi, et datus est mihi sensus
-15 Mihi a. dedit Deus dicere ex sententia, et præsumere digna horum quæ mihi dantur
-17 Ipse e. dedit mihi horum.. scientiam veram
8-21 Non possem esse continens, nisi Deus det
9- 4 Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam
-17 Quis sciet, nisi tu dederis sapientiam?
10- 2 Et dedit illi virtutem continendi omnia
-10 Et dedit illi scientiam sanctorum
-12 Et certamen forte dedit illi ut vinceret
-14 Et dedit illi claritatem æternam
11- 4 Et data est illis aqua de petra altissima
- 7 Humanum sanguinem dedisti injustis
- 8 Dedisti illis abundantem aquam insperate
12-10 Judicans dabas locum pœnitentiæ
-11 Nec timens aliquem, veniam dabas peccatis
-19 Das locum in peccatis pœnitentiæ
-20 Dans tempus et locum, per quæ possent mutari a malitia
-22 Cum ergo das nobis disciplinam,
-23 Per hæc, quæ coluerunt, dedisti summa tormenta
-25 Insensatis judicium in derisum dedisti
14- 3 Quoniam dedisti et in mari viam, et inter fluctus semitam firmissimam
15- 5 Aspectus insensato dat concupiscentiam
16- 2 Quibus dedisti concupiscentiam delectamenti sui novum saporem
17-10 Dat testimonium condemnationis
18- 4 Incipiebat... legis lumen sæculo dari
Prolog. Eccli. Se amplius dedit ad diligentiam lectionis Librum istum dare, et illis qui volunt animum intendere
Eccli. 1-12 Timor Domini... dabit lætitiam, et gaudium
-18 Religiositas... jucunditatem atque gaudium dabit
3-15 Et si defecerit sensu, veniam da, et ne spernas eum in virtute tua
4-36 Non sit porrecta manus tua ad accipiendum et ad dandum collecta
6- 4 Et in gaudium inimicis dat illum

Eccli. 6-37 Assiduus esto : et ipse dabit tibi cor, et concupiscentia sapientiæ dabitur tibi
7-22 Non lædas... mercenarium dantem animam suam
-27 Trade filiam... et homini sensato da illam
-34 Da illis partem, sicut mandatum est tibi
8-12 Disces... et in tempore necessitatis dare responsum
9- 2 Non des mulieri potestatem animæ tuæ
- 6 Ne des fornicariis animam tuam in ullo
10-31 Da illi honorem secundum meritum suum.
12- 3 Non est enim ei bene, qui assiduus est in malis, et eleemosynas non danti
- 4 Da misericordi, et ne suscipias peccatorem
- 5 Da bono, et non receperis peccatorem
- 6 Benefac humili et non dederis impio
Prohibe panes illi dari, ne in ipsis potentior te sit
13- 7 Supplantabit te, et subridens spem dabit
-27 Locutus est sensate, et non est datus ei locus
14-13 Et secundum vires tuas exporrigens da pauperi
-16 Da, et accipe, et justifica animam tuam
15-10 Abundabit, et dominator dabit eam illi
-18 Quod placuerit ei, dabitur illi
-21 Et nemini dedit spatium peccandi
17- 3 Numerum dierum et tempus dedit illi, et dedit illi potestatem eorum quæ sunt super terram
- 5 Et aures, et cor dedit illis excogitandi
-20 Pœnitentibus autem dedit viam justitiæ
-25 Cum vivis et dantibus confessionem Deo
18-15 Fili, in bonis non des querelam, et in omni dato non des tristitiam verbi mali
-28 Et invenienti eam dabit confessionem
19-18 Et da locum timori Altissimi
20-15 Exigua dabit, et multa improperabit
22-33 Quis dabit ori meo custodiam ?
23- 5 Extollentiam oculorum meorum ne dederis
-35 Et rami ejus non dabunt fructum
24-20 Et balsamum aromatizans odorem dedi
Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris
25-34 Non des aquæ tuæ exitum, nec modicum
26- 3 Mulier bona.. dabitur viro pro factis bonis
27-26 Et in verbis tuis dabit scandalum
29- 5 Donec accipiant, osculantur manus dantis
-20 Dedit enim pro te animam suam
30-11 Non des illi potestatem in juventute
-22 Tristitiam non des animæ tuæ
31- 6 Multi dati sunt in auri casus
33-20 Et amico non des potestatem super te
Et non dederis alii possessionem tuam
-24 Ne dederis maculam in gloria tua
34- 6 Ne dederis in illis cor tuum
-20 Dans sanitatem, et vitam, et benedictionem
35-12 Da Altissimo secundum datum ejus
36-17 Da testimonium his qui ab initio creaturæ tuæ sunt
-18 Da mercedem sustinentibus te
-22 Cor pravum dabit tristitiam
37-24 Non est illi data a Domino gratia
-30 Si fuerit nequam, non des illi potestatem
38- 6 Et dedit hominibus scientiam Altissimus
-11 Da suavitatem et memoriam similaginis
Impingua oblationem, et da locum medico
-21 Ne dederis in tristitia cor tuum, sed repelle
-27 Cor suum dabit ad versandos sulcos
-28 Cor suum dabit in similitudinem picturæ
-31 Cor suum dabit in consummationem operum
-34 Cor suum dabit ut consummet linitionem
39-19 Et date odorem, et frondete in gratiam
-20 Date nomini ejus magnificentiam
41-28 Et cum dederis, ne improperes
43-37 Et pie agentibus dedit sapientiam
44-16 Ut det gentibus pœnitentiam
-22 Ideo jurejurando dedit illi gloriam
-25 Benedictionem omnium gentium dedit illi Dominus
-26 Agnovit eum... et dedit illi hæreditatem
45- 6 Et dedit illi coram præcepta, et legem vitæ
- 8 Et dedit illi sacerdotium gentis
-11 Dare sonitum in incessu suo
-21 Et dedit illi in præceptis suis potestatem
Et in lege sua lucem dare Israël
-25 Addidit Aaron gloriam, et dedit illi hæreditatem
-26 Edent, quæ dedit illi et semini ejus
-31 Ut daret sapientiam in cor nostrum judicare
46-11 Et dedit Dominus ipsi Caleb fortitudinem
47- 6 Et dedit in dextera ejus tollere hominem
- 9 In omni opere dedit confessionem Sancto
-10 Et dedit illi contra inimicos potentiam
-12 Et dedit in celebrationibus decus
-13 Et dedit illi testamentum regni

Eccli. 47-22 Dedisti maculam in gloria tua
-25 Dedit autem reliquum Jacob, et David
-29 Et dedit viam peccandi Ephraim
48-23 Neque dedit illos inimicis suis,
49- 7 Dederunt enim regnum suum aliis
50-12 Gloriam dedit sanctitatis amictum
-19 Et dare preces omnipotenti Deo excelso
-22 Dare gloriam Deo a labiis suis
-25 Det nobis jucunditatem cordis
51-23 Danti mihi sapientiam, dabo gloriam
-30 Dedit mihi Dominus linguam mercedem meam
-38 Et dabit vobis mercedem vestram
Isai. 3- 4 Et dabo pueros principes eorum
7-14 Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum
8-18 Ecce... quos dedit mihi Dominus in signum
9- 6 Natus est nobis, et filius datus est nobis
14- 3 Cum requiem dederit tibi Deus a labore
19-11 Sapientes... dederunt consilium insipiens
22-21 Et potestatem tuam dabo in manu ejus
-22 Dabo clavem domus David super humerum
26-12 Domine dabis pacem nobis
27- 4 Quis dabit me spinam et veprem in prælio
28-19 Sola vexatio intellectum dabit auditui
29-11 Quem cum dederint scienti litteras, dicent
-12 Et dabitur liber nescienti litteras
30-20 Et dabit vobis Dominus panem arctum
-23 Et dabitur pluvia semini tuo
33-16 Panis ei datus est, aquæ ejus fideles sunt
34- 2 Interfecit eos, et dedit eos in occisionem.
35- 2 Exultabit... gloria Libani data est ei
36- 8 Et dabo tibi duo millia equorum
-15 Non dabitur civitas ista in manu regis
37- 7 Ecce ego dabo ei spiritum, et audiet
-10 Non dabitur Jerusalem in manu regis Assyriorum
-19 Dederunt deos earum igni; non e. erant dii
40-23 Qui dat secretorum scrutatores quasi non sint
-29 Qui dat lasso virtutem
41- 2 Dabit in conspectu ejus Gentes
Dabit quasi pulverem gladio ejus
-19 Dabo in solitudinem cedrum, et spinam
-27 Et Jerusalem evangelistam dabo
42- 1 Dedi spiritum meum super eum
- 5 Dans flatum populo, qui est super eam
- 6 Et dedi te in fœdus populi, in lucem G.
- 8 Gloriam meam alteri non dabo,
-24 Quis dedit in direptionem Jacob
43- 3 Dedi propitiationem tuam Ægyptum
- 4 Dilexi te, et dabo homines pro te
- 6 Dicam Aquiloni : Da; et Austro : Noli prohibere
- 9 Dent testes eorum, justificentur, et audiant
-16 Hæc dicit Dominus, qui dedit in mari viam
-20 Quia dedi in deserto aquas, flumina in invio ut darem potum populo meo
-28 Sanctos, dedi ad internecionem Jacob
45- 3 Et dabo tibi thesauros absconditos
46-13 Dabo in Sion salutem, et in Israël gloriam meam
47- 6 Contaminavi hæreditatem meam, et dedi eos in manu tua
48-11 Et gloriam meam alteri non dabo
49- 6 Ecce dedi te in lucem Gentium
- 8 Et servavi te, et dedi te in fœdus populi
50- 4 Dominus dedit mihi linguam eruditam
- 6 Corpus meum dedi percutientibus
53- 9 Et dabit impios pro sepultura
55- 4 Ecce testem populis dedi eum, ducem
-10 Et dat semen serenti, et panem comedenti
56- 5 Dabo eis in domo mea et in muris meis locum
Nomen sempiternum dabo eis, quod non peribit
58-11 Et requiem tibi dabit Dominus semper
61- 3 Ut... et darem eis coronam pro cinere
- 8 Et dabo opus eorum in veritate
62- 7 Et ne detis silentium ei, donec stabiliat
- 8 Si dedero triticum tuum ultra cibum
Jerem. 1- 5 Et Prophetam in Gentibus dedi te
- 9 Ecce dedi verba mea in ore tuo
-18 Dedi te hodie in civitatem munitam
2-15 Rugierunt leones, et dederunt vocem suam
3- 8 Quia... et dedissem ei libellum repudii
-15 Dabo vobis pastores juxta cor meum
-18 Ad terram, quam dedi patribus vestris
4-16 Et dare super civitates Juda vocem suam
5-14 Ecce ego do verba mea in ore tuo
-24 Qui dat nobis pluviam temporaneam
6-21 Ecce ego dabo in populum istum ruinas
-27 Probatorem dedi te in populo meo robust.
7- 7 Habitabo vobiscum... in terra, quam dedi patribus vestris

Jerem. 7-14 Et loco, quem dedi vobis et patribus vestris
8-10 Propterea dabo mulieres eorum exteris
-13 Et dedi eis quæ prætergressa sunt
-14 Et potum dedit nobis aquam fellis
9- 1 Quis dabit capiti meo aquam,
- 2 Quis dabit me in solitudine diversorium... ?
-11 Et dabo Jerusalem in acervos arenæ
Et civitates Juda dabo in desolationem
-13 Dereliquerunt legem meam, quam dedi eis
-15 Et potum dabo eis aquam fellis
10-13 Ad vocem suam dat multitudinem aquarum
11- 5 Juravi patribus vestris daturum me eis terram fluentem lacte et melle
12- 7 Dedi dilectam animam meam in manu
- 8 Dedit contra me vocem, ideo odivi eam.
-10 Dederunt portionem meam desiderabilem
13-16 Date Domino Deo vestro gloriam
-20 Ubi est grex, qui datus est tibi
14-13 Sed pacem veram dabit vobis in loco isto
-21 Ne des nos in opprobrium propter nomen tuum
-22 Numquid... aut cœli possunt dare imbres ?
15- 4 Dabo eos in fervorem universis regnis terræ
- 9 Et residuos ejus in gladium dabo in conspectu inimicorum eorum
-13 Et thesauros tuos in direptionem dabo gratis
-20 Dabo te populo huic in murum æreum
16- 7 Et non dabunt eis potum calicis
-13 Servietis ibi diis alienis die ac nocte, qui non dabunt vobis requiem
-15 Et reducam eos in terram suam, quam dedi patribus eorum
17- 3 Omnes thesauros tuos in direptionem dabo,
- 4 Relinqueris sola ab hæreditate tua, quam dedi tibi
-10 Ego Dominus... qui do unicuique juxta viam suam
18-21 Propterea da filios eorum in famem
19- 7 Et dabo cadavera eorum, escam volatilibus
20- 4 Dabo te in pavorem, te et omnes amicos t.
Et omnem Judam dabo in manum regis Babylonis
- 5 Dabo universam substantiam civitatis hujus
Cunctos thesauros regum Juda dabo in manu inimicorum eorum
21- 7 Dabo Sedeciam regem Juda, et servos ejus,
- 8 Ecce ego do coram vobis viam vitæ
-10 In manu regis Babylonis dabitur, et exuret eam igni
22-20 Et in Basan da vocem tuam, et clama
-25 Dabo te in manu quærentium animam t.
23-39 Et derelinquam vos, et civitatem quam dedi vobis
-40 Et dabo vos in opprobrium sempiternum
24- 7 Et dabo eis cor ut sciant me
- 8 Sic dabo Sedeciam regem Juda, et principes
- 9 Et dabo eos in vexationem
-10 Donec consumantur de terra, quam dedi eis
25- 5 Et habitabitis in terra, quam dedit Dominus vobis, et patribus vestris
-18 Ut darem eos in solitudinem, et in stuporem
-30 De habitaculo sancto suo dabit vocem suam
26- 4 Ut ambuletis in lege mea, quam dedi vobis
- 6 Dabo domum istam sicut Silo, et urbem hanc dabo in maledictionem
27- 5 Et dedi eam ei qui placuit in oculis meis
- 6 Nunc itaque ego dedi omnes terras istas
Et bestias agri dedi ei ut serviant illi
-17 Quare datur hæc civitas in solitudinem ?
28-14 Insuper et bestias terræ dedi ei
29- 6 Generate... et date filiis vestris uxores, et filias vestras date viris, et pariant
-11 Ut dem vobis finem et patientiam
-18 Et dabo eos in vexationem universis regnis terræ
-26 Dominus dedit te sacerdotem pro Joïade
30- 3 Et convertam eos ad terram, quam dedi patribus eorum
-16 Cunctosque prædatores tuos dabo in prædam
31-33 Dabo legem meam in visceribus eorum
-35 Dominus, qui dat solem in lumine diei
32- 3 Ecce ego dabo civitatem istam in manus reg.
-12 Et dedi librum possessionis Baruch
-22 Et dedisti eis terram hanc, quam jurasti patribus eorum, ut dares eis terram fluentem lacte et melle
-24 Et urbs data est in manus Chaldæorum
-25 Cum urbs data sit in manus Chaldæorum ?
-39 Et dabo eis cor unum, et viam unam
-40 Et timorem meum dabo in corde eorum
-43 De qua vos dicitis quod... et data sit in manus Chaldæorum
34-17 Et dabo vos in commotionem cunctis regnis terræ

Jerem. 34-18 Dabo viros, qui prævaricantur fœdus meum
-20 Et dabo eos in manus inimicorum suorum
-21 Dabo in manus inimicorum suorum
-22 Et civitates Juda dabo in solitudinem
35- 2 Introduces eos... et dabis eis bibere vinum
-15 Et habitabitis in terra, quam dedi vobis
36-32 Et dedit illud Baruch filio Neriæ scribæ
37-20 Et daretur ei torta panis quotidie
38-15 Et si consilium dedero tibi, non me audies
39-10 Et dedit eis vineas et cisternas in die illa
40- 5 Dedit quoque ei magister militiæ cibaria
-11 Audito quod dedisset rex Babylonis reliquias in Judæa
42-12 Et dabo vobis misericordias, et miserebor vestri
44-10 Non ambulaverunt in Lege Domini, et in præceptis meis, quæ dedi coram vobis
45- 5 Et dabo tibi animam tuam in salutem
46-26 Dabo eos in manus quærentium animam eorum
48- 9 Date florem Moab, quia florens egredietur :
-34 Dederunt vocem suam, a Segor usque ad Oronaïm vitula conternante
-36 Cor meum... dabit sonitum tibiarum
49-15 Ecce enim parvulum dedi te in Gentibus
50-15 Clamate adversus eam, ubiq. dedit manum
51-16 Dante eo vocem, multiplicantur aquæ
-25 Et dabo te in montem combustionis
-55 Dedit sonitum vox eorum
52-34 Cibaria perpetua dabantur ei a rege Babyl.
Thren. 1-11 Dederunt pretiosa quæque pro cibo
-14 Dedit me Dominus in manu, de qua non potero surgere
2- 7 Vocem dederunt in domo Domini
-18 Non des requiem tibi, neque taceat pupilla
3-30 Dabit percutienti se maxillam
-65 Dabis eis scutum cordis laborem tuum
5- 5 Minabamur, lassis non dabatur requies
- 6 Ægypto dedimus manum, et Assyriis
Baruc. 1-12 Ut det Dominus virtutem nobis
-18 Ut ambularemus in mandatis ejus, quæ dedit nobis
-20 Dare nobis terram fluentem lac et mel
2- 4 Et dedit nos sub manu regum omnium
-10 Ut iremus in præceptis Domini, quæ dedit ante faciem nostram
-14 Da nobis invenire gratiam ante faciem eor.
-17 Dabunt honorem et justificationem Domino
-18 Et anima esuriens dat tibi gloriam
-31 Et dabo eis cor, et intelligent
-35 Non movebo amplius... filios Israël a terra quam dedi illis
3- 7 Dedisti timorem tuum in cordibus nostris
-34 Stellæ autem dederunt lumen in custodiis
6-10 Dant autem ex ipso prostitutis
-34 Similiter neque dare divitias possunt
-52 Neque pluviam hominibus dabunt
Ezech. 2- 8 Et comede quæcumque ego do tibi
3- 3 Et viscera tua complebuntur volumine isto, quod ego do tibi
- 8 Ecce dedi faciem tuam valentiorem
- 9 Et ut silicem dedi faciem tuam
-17 Speculatorem dedi te domui Israël
-25 Ecce data sunt super te vincula, et ligabunt
4- 2 Comportabis aggerem, et dabis contra eam castra
- 5 Ego aut. dedi tibi annos iniquitatis eorum
- 6 Diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi
-15 Dixit ad me : Ecce dedi tibi fimum boum
5-14 Et dabo te in desertum et in opprobrium
6- 5 Dabo cadavera filiorum Israël ante faciem
7-20 Propter hoc dedi eis illud in immunditiam
-21 Et dabo illud in manus alienorum
10- 7 Dedit in manus ejus, qui indutus erat lineis
11- 9 Daboque vos in manu hostium, et faciam in vobis judicia
-15 Nobis data est terra in possessionem
-17 Dispersi estis, daboque vobis humum Israël
-19 Et dabo eis cor unum, et spiritum novum... Et auferam cor lapideum de carne eorum, et dabo eis cor carneum
12- 6 Quia portentum dedi te domui Israël
13-11 Dabo lapides prægrandes, desuper irruentes
15- 4 Ecce igni datum est in escam
- 6 Quod dedi igni ad devorandum, sic tradam
- 8 Et dedero terram inviam et desolatam
16- 7 Multiplicatam quasi germen agri dedi te
-11 Et dedi armillas in manibus tuis
-12 Et dedi inaurem super os tuum
-17 Tulisti vasa decoris tui... quæ dedi tibi
-19 Et panem meum, quem dedi tibi, similam et oleum, et mel... posuisti
-21 Immolasti filios meos, et dedisti... eis
-27 Et dabo te in animas odientium te

Ezech. 16-33 Omnibus meretricibus dantur mercedes : tu autem dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis
-34 In eo enim quod dedisti mercedes, et mercedes non accepisti
-36 In sanguine filiorum tuorum, quos dedisti eis
-38 Et dabo te in sanguinem furoris et zeli
-39 Et dabo te in manus eorum, et destruent
-41 Et desines fornicari, et mercedes ultra non dabis
-43 Quapropter et ego vias tuas in capite tuo dedi
-61 Dabo eas tibi in filias, sed non ex pacto tuo.
17-15 Misit nuntios ad Ægyptum, ut daret sibi equos et populum multum
-18 Ecce dedit manum suam : et... non effugiet
18- 7 Panem suum esurienti dederit
-13 Ad usuram dantem, et amplius accipientem
-16 Panem suum esurienti dederit
20-11 Et dedi eis præcepta mea, et judicia mea ostendi eis
-12 Insuper et sabbata mea dedi eis
-15 Ne inducerem eos in terram, quam dedi eis
-25 Ergo et ego dedi eis præcepta non bona
-28 Levavi manum meam, ut darem eis
Et dederunt ibi irritationem oblationis suæ,
-42 In terram, pro qua levavi manum meam, ut darem eam patribus vestris
21-11 Dedi eum ad levigandum, ut teneatur manu
-15 Dedi conturbationem gladii acuti
-29 Ut dareris super colla vulneratorum imp.
-31 Daboq. te in manus hominum insipientium
22- 4 Propterea dedi te opprobrium Gentibus
23- 7 Et dedit fornicationes suas super eos elect.
-24 Dabo coram eis judicium, et judicabunt te
-31 Et dabo calicem ejus in manu tua
-49 Et dabunt scelus vestrum super vos
24- 8 Dedi sanguinem ejus super petram
25- 5 Daboque Rabbath in habitaculum camelorum
-10 Et dabo eam in hæreditatem
-14 Et dabo ultionem meam super Idumæam
-17 Cum dedero vindictam meam super eos
26- 4 Et dabo eam in limpidissimam petram
-14 Et dabo te in limpidissimam petram
-19 Cum dedero te urbem desolatam
-20 Cum dedero gloriam in terra viventium.
28- 2 Et dedisti cor tuum quasi cor Dei
-17 Ante faciem regum dedi te ut cernerent te
-18 Et dabo te in cinerem super terram
-25 Et habitabunt in terra sua, quam dedi servo meo Jacob
29- 5 Et volatilibus cœli dedi te ad devorandum
-10 Daboque terram Ægypti in solitudines
-12 Daboque terram Ægypti desertam
-19 Ego dabo Nabuchodonosor regem Babyl.
-20 Dedi ei terram Ægypti, pro eo quod laboraverit mihi
-21 Et tibi dabo apertum os in medio eorum
30- 8 Cum dedero ignem in Ægypto,
-13 Et dabo terrorem in terra Ægypti
-14 Et disperdam terram Phathures, et dabo ignem in Taphnis
-16 Et dabo ignem in Ægypto : quasi parturiens
-24 Daboque gladium meum in manu ejus
-25 Cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis
31-10 Et dedit summitatem suam virentem atque condensam
32- 5 Et dabo carnes tuas super montes
- 7 Solem nube tegam, et luna non dabit lumen suum
- 8 Et dabo tenebras super terram tuam
-15 Cum dedero terram Ægypti desolatam
-20 Gladius datus est, attraxerunt eam
-23 Quorum data sunt sepulcra in novissimis laci
Qui dederant quondam formidinem in terra
-25 Dederunt enim terrorem suum in terra
-26 Quia dederunt formidinem suam in terra
-29 Et omnes duces ejus, qui dati sunt cum exercitu suo
-32 Quia dedi terrorem meum in terra viven.
33- 7 Speculatorem dedi te domui Israël
-24 Nobis data est terra in possessionem
-28 Et dabo terram in solitudinem et in desert.
-29 Cum dedero terram eorum desolatam
34-27 Et dabit lignum agri fructum suum, et terra dabit germen suum
35- 3 Et dabo te desolatum atque desertum
- 7 Et dabo montem Seir desolatum atque desertum
-12 Deserti nobis ad devorandum dati sunt
36- 2 Euge, altitudines sempiternæ in hæreditatem datæ sunt nobis

Ezech. 36- 5 Quæ dederunt terram meam sibi in hæreditatem cum gaudio
-26 Et dabo vobis cor novum, et spiritum novum
Et dabo vobis cor carneum
-28 Et habitabitis in terra, quam dedi patribus vestris
37- 6 Et dabo super vos nervos, et succrescere faciam super vos carnes
Et dabo vobis spiritum, et vivetis
-14 Et dedero spiritum meum in vobis
-19 Et dabo eas pariter cum ligno Juda
-25 Et habitabunt super terram, quam dedi servo meo Jacob
-26 Et dabo sanctificationem meam in medio eorum in perpetuum
39- 4 Et bestiis terræ dedi te ad devorandum.
-11 Dabo Gog locum nominatum sepulcrum in Israël
43-19 Et dabis sacerdotibus, et Levitis
44-14 Et dabo eos janitores domus in omni ministerio ejus
-28 Et possessionem non dabitis eis in Israël
-30 Et primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti
45- 6 Et possessionem civitatis dabitis
- 8 Sed terram dabunt domui Israël
46- 5 In agnis autem sacrificium quod dederit manus ejus
-16 Si dederit princeps donum alicui de filiis suis
-17 Si autem dederit legatum de hæreditate sua
-18 Hæreditatem dabit filiis suis
47-11 Non sanabuntur, quia in salinas dabuntur.
-14 Super quam levavi manum meam ut darem patribus vestris
-23 Ibi dabitis possessionem illi, ait Dominus
Dan. 1- 9 Dedit autem Deus Danieli gratiam
-12 Et dentur nobis legumina ad vescendum
-16 Vinum potus eorum : dabatq. eis legumina.
-17 Pueris autem his dedit Deus scientiam
2-16 Ut tempus daret sibi ad solutionem
-21 Dat sapientiam sapientibus, et scientiam
-23 Quia sapientiam et fortitudinem dedisti mihi
-37 Et imperium, et gloriam dedit tibi
-38 Volucres quoque cœli dedit in manu tua,
-48 Et munera multa et magna dedit ei
3-43 Et da gloriam nomini tuo, Domine
4-13 Cor ejus... commutetur, et cor feræ detur ei
-14 Et cuicumque voluerit, dabit illud
-22 Et cuicumque voluerit, det illud
-29 Et cuicumque voluerit, det illud
5-17 Munera tua sint tibi, et dona domus tuæ alteri da :
-18 Et honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo
-19 Et propter magnificentiam quam dederat ei,
-28 Divisum est regnum tuum, et datum est Medis et Persis.
7- 4 Et cor hominis datum est ei.
- 6 Et quatuor capita erant in bestia, et potestas data est ei
-14 Et dedit ei potestatem, et honorem, et regnum
-22 Et judicium dedit sanctis Excelsi
-27 Detur populo sanctorum Altissimi
8-12 Robur autem datum est ei contra juge sacrificium propter peccata
11-11 Et dabitur multitudo in manu ejus
-17 Et filiam fœminarum dabit ei, ut evertat illud
-31 Et dabunt abominationem in desolationem
-39 Et dabit eis potestatem in multis
13-50 Quia tibi Deus dedit honorem senectutis
14-25 Tu autem, rex, da mihi potestatem, et interficiam draconem absque gladio et fuste. Et ait rex : Do tibi
-26 Et dedit in os draconis, et diruptus est draco
-31 Et dabantur eis duo corpora quotidie, et duæ oves ; et tunc non data sunt eis, ut devorarent Danielem
Osee. 2- 5 Vadam post amatores meos qui dant panes mihi, et aquas meas
- 8 Quia ego dedi ei frumentum, et vinum
-12 Quas dederunt mihi amatores mei
-15 Et dabo ei vinitores ejus ex eodem loco
5- 4 Non dabunt cogitationes suas, ut revertantur
8- 9 Ephraïm munera dederunt amatoribus
9-14 Da eis, Domine. Quid dabis eis? Da eis vulvam sine liberis, et ubera arentia
11- 8 Quomodo dabo te Ephraïm, protegam te Israël? quomodo dabo te sicut Adama?
13-10 Da mihi regem, et principes
-11 Dabo tibi regem in furore meo
Joel. 2-11 Et Dominus dedit vocem suam ante faciem
-17 Et ne des hæreditatem tuam in opprobrium

Joel. 2-19 Et non dabo vos ultra opprobrium in Gentibus.
-22 Ficus et vinea dederunt virtutem suam
-23 Quia dedit vobis doctorem justitiæ
-30 Et dabo prodigia in cœlo et in terra
3-16 Et de Jerusalem dabit vocem suam
Amos. 1- 2 Et de Jerusalem dabit vocem suam
3- 4 Numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo, nisi aliquid apprehenderit ?
4- 6 Unde et ego dedi vobis stuporem dentium
9-15 Non evellam eos ultra de terra sua, quam dedi eis, dicit Dominus
Abdiæ. - 2 Ecce parvulum dedi te in Gentibus
Jonæ. 1- 3 Et dedit naulum ejus, et descendit in eam
-14 Et ne des super nos sanguinem innocentem
Mich. 1-14 Propterea dabit emissarios super hær. Geth
3- 5 Si quis non dederit in ore eorum quidpiam
5- 3 Propter hoc dabit eos usque ad tempus
6- 7 Numquid dabo primogenitum meum pro scelere meo
-14 Et quos salvaveris, in gladium dabo
-16 Ut darem te in perditionem, et habitantes in ea in sibilum
7-20 Dabis veritatem Jacob, misericordiam Abr.
Habac. 2-15 Væ qui potum dat amico suo, mittens fel suum
3-10 Dedit abyssus vocem suam
Soph. 3- 5 Mane judicium suum dabit in lucem
-20 Dabo enim vos in nomen, et in laudem omnibus populis
Aggæi. 1-10 Prohibiti sunt cœli ne darent rorem, et terra prohibita est ne daret germen suum
2-10 Et in loco isto dabo pacem, dicit Dominus
Zach. 3- 7 Et dabo tibi ambulantes de his, qui nunc hic assistunt
- 9 Quia ecce lapis, quem dedi coram Jesu
8-12 Vinea dabit fructum suum, et terra dabit germen suum, et cœli dabunt rorem suum
10- 1 Et Dominus faciet nives, et pluviam imbris dabit eis
Malac. 2- 2 Et si nolueritis ponere super cor ut detis gloriam nomini meo
- 5 Et dedi ei timorem, et timuit me
- 9 Propter quod et ego dedi vos contemptibiles
1 Mac. 1-14 Et dedit illis potestatem ut facerent justitiam Gentium
2- 7 Cum datur in manibus inimicorum ?
-48 Et non dederunt cornu peccatori
-50 Et date animas vestras pro testamento patrum vestrorum
3-28 Et dedit stipendia exercitui in annum
-30 Et donaria, quæ dederat ante larga manu
4-32 Da illis formidinem, et tabefac audaciam
6-15 Et dedit ei diadema, et stolam suam
-44 Et dedit se ut liberaret populum suum
-58 Nunc itaque demus dextras hominibus istis
7-38 Memento blasphemias eorum, et ne dederis eis ut permaneant
8- 4 Cæteri a. dant eis tributum omnibus annis
- 7 Et statuerunt ei ut daret ipse... tributum magnum, et daret obsides et constitutum
- 8 Et acceptas eas ab eis, dederunt Eumeni regi
-26 Et præliantibus non dabunt... triticum
-28 Et adjuvantibus non dabitur triticum, arma
9-59 Et abierunt, et consilium ei dederunt
-69 Qui ei consilium dederant ut veniret in regionem ipsorum
10- 6 Dedit ei potestatem congregandi exercitum
- 8 Quoniam audierunt quod dedit ei rex potestatem congregandi exercitum
-28 Et dabimus vobis donationes
-32 Et do eam summo sacerdoti, ut constituat in ea viros
-36 Et dabuntur illis copiæ, ut oportet omnibus exercitibus regis
-39 Quas dedi donum sanctis, qui sunt in Jerus.
-40 Et ego do singulis annis quindecim millia siclorum argenti
-41 Ex hoc dabunt in opera domus
-44 Sumptus dabuntur de ratione regis
-45 Sumptus dabuntur de ratione regis
-54 Et da mihi filiam tuam uxorem
Et dabo tibi dona, et ipsi, digna te
-58 Et dedit ei Cleopatram filiam suam
-60 Et dedit illis argentum multum, et aurum
-89 Sicut consuetudo est dari cognatis regum
Et dedit ei Accaron, et omnes fines ejus
11- 9 Componamus inter nos pactum, et dabo tibi filiam meam,
-10 Pœnitet e. me quod dederim illi filiam meam
-12 Abstulit filiam suam, et dedit eam Demetrio
-23 Elegit de senioribus... et dedit se periculo
-37 Et detur Jonathæ, et ponatur in monte sancto
-50 Da nobis dextras et cessent Judæi oppugnare

1 Mac. 11-58 Et dedit ei potestatem bibenbi in auro
-62 Dedit illis dexteram : et accepit filios eorum
-66 Postulaverunt ab eo dextras accipere, et dedit illis
12- 4 Dederunt illis epistolas ad ipsos per loca
-25 Non enim dederat eis spatium ut ingrederentur regionem ejus
-43 Commendavit eum...et dedit ei munera
13-17 Jussit tamen dari argentum, et pueros
-45 Postulantes a Simone dextras sibi dari
-50 Et dedit illis : et ejecit eos inde
14- 8 Et terra Juda dabat fructus suos
-29 Et fratres ejus dederunt se periculo
-32 Et armavit viros... et dedit illis stipendia
15-31 Date pro illis quingenta talenta argenti
-35 Horum damus talenta centum
-38 Et exercitum peditum et equitum dedit illi
16-19 Misit epistolas ut venirent ad se, et daret eis argentum et aurum
2 Mac. 1- 3 Et det vobis cor omnibus ut colatis eum
-18 Ut et vos q. agatis.. diem ignis qui datus est
2- 2 Et dedit illis legem, ne obliviscerentur
-29 Ipsi autem secundum datam formam brevitati studentes
3- 9 Narravit de dato indicio pecuniarum
4- 6 Videbat..impossibile esse pacem rebus dari
-20 Propter præsentes a. datæ sunt in fabricam
-30 Eo quod Antiochidi regis concubinæ dono essent dati
-34 Et datis dextris cum jurejurando
-45 Promisit Ptolomæo multas pecunias dare ad suadendum regi
-48 Cito ergo injustam pœnam dederunt
7-14 Potius est ab hominibus morti datos spem expectare a Deo
-27 Et lac triennio dedi, et alui
-30 Legis, quæ data est nobis per Moysen
8- 6 Non paucas hostium strages dabat
- 9 Datis ei de permistis gentibus, armatis
-10 Tributum, quod Romanis erat dandum
-20 Propter auxilium illis datum de cœlo
-23 Et dato signo adjutorii Dei
10-38 Qui magna fecit in Isr. et victoriam dedit illis
11-26 Si miseris ad eos, et dexteram dederis
-30 His igitur... damus dextras securitatis
12- 1 Judæi autem agriculturæ operam dabant
-11 Arabes victi, petebant a Juda dextram sibi dari, promittentes se pascua daturos
-25 Et cum fidem dedisset, restituturum se eos
13- 7 Contigit mori, nec terræ dari Menelaum
-14 Dans itaque potestatem omnium Deo mundi
-15 Et dato signo suis Dei victoriæ
-22 Dextram dedit : accepit : abiit
14-13 Datis mandatis, ut ipsum quidem Judam caperet
-19 Ut darent dextras, atque acciperent
-43 Cum... non certo ictu plagam dedisset
-44 Quibus velociter locum dantibus casui ejus
15-15 Et dedisse Judæ gladium aureum
-21 Prout ipsi placet, dat dignis victoriam
-33 Linguam etiam impii Nicanoris præcisam jussit particulatim avibus dari
Matth. 4- 9 Hæc o. tibi dabo, si cadens adoraveris me.
5-31 Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii
-42 Qui petit a te, da ei
6-11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie
7- 6 Nolite dare sanctum canibus
- 7 Petite, et dabitur vobis
-11 Nostis bona data dare filiis vestris
Pater vester... dabit bona petentibus se ?
9- 8 Et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus
10- 1 Dedit illis potestatem spirituum immundorum
- 8 Gratis accepistis, gratis date
-19 Dabitur e. vobis in illa hora, quid loquamini
-42 Quicumq. potum dederit uni ex minimis istis
12-39 Et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
13- 8 Et dabant fructum, aliud centesimum
-11 Vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum : illis autem non est datum
-12 Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit
14- 7 Pollicitus est ei dare quodcumq. postulasset
- 9 Et eos qui pariter recumbebant jussit dari
-11 Allatum est caput ejus in disco, et datum est puellæ
-16 Non habent necesse ire : date illis vos manducare
-19 Dedit Discipulis panes, Discipuli a. turbis
15-36 Gratias agens, fregit, et dedit Discipulis suis et Discipuli dederunt populo
16- 4 Et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
-19 Et tibi dabo claves regni cœlorum

Matth. 16-26 Aut quam dabit homo commutationem...?
17-26 Illum sumens, da eis pro me et te
19- 7 Moyses mandavit dare libellum repudii
-11 Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est
-21 Vende quæ habes et da pauperibus
20- 4 Et quod justum fu. rit dabo vobis
-14 Volo a. et huic novissimo dare sicut et tibi
-23 Non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a Patre meo
-28 Dare animam suam, redemptionem pro multis
21-23 Et quis tibi dedit hanc potestatem ?
-43 Auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus ejus
22-17 Licet censum dare Cæsari, an non ?
24-24 Et dabunt signa magna et prodigia
-29 Et luna non dabit lumen suum
-45 Ut det illis cibum in tempore ?
25- 8 Date nobis de oleo vestro
-15 Et uni dedit quinque talenta, alii aut. duo
-28 Et date ei qui habet decem talenta
-29 Omni enim habenti dabitur, et abundabit
-35 Esurivi enim et dedistis mihi manducare : sitivi, et dedistis mihi bibere
-37 Sitientem, et dedimus tibi potum ?
-42 Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare : sitivi, et non dedistis mihi potum
26- 9 Potuit enim istud venundari multo, et dari pauperibus
-15 Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam ?
-26 Fregit, deditque Discipulis suis, et ait
-27 Accipiens calicem, gratias egit : et dedit illis
-48 Qui a. tradidit eum, dedit illis signum
-67 Alii autem palmas in faciem ejus dederunt,
27-10 Et dederunt eos in agrum figuli
-34 Dederunt ei vinum bibere cum felle mistum
-48 Et imposuit arundini, et dabat ei bibere
28-12 Pecuniam copiosam dederunt militibus
-18 Data est mihi omnis potestas in cœlo
Marc. 2-26 Non licebat manducare, nisi sacerdotibus, et dedit eis qui cum eo erant ?
3-15 Dedit illis potestatem curandi infirmitates
4- 7 Suffocaverunt illud, et fructum non dedit
- 8 Dabat fructum ascendentem, et crescentem
-11 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
-25 Qui enim habet, dabitur illi
5-43 Et dixit dari illi manducare
6- 2 Et quæ est sapientia, quæ data est illi... ?
- 7 Et dabat illis potestatem spirituum immundorum
-22 Pete a me quod vis, et dabo tibi
-23 Quia quidquid petieris dabo tibi
-25 Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis
-28 Attulit caput... et dedit illud puellæ, et puella dedit matri suæ
-37 Ait illis : Date illis vos maducare
Et dabimus illis manducare
-41 Fregit panes, et dedit Discipulis suis
8- 6 Et dabat Discipulis suis ut apponerent
-12 Si dabitur generationi isti signum
-37 Quid dabit homo commutationis pro anima
9-40 Quisquis enim potum dederit vobis
10-21 Quæcumque habes vende, et da pauperibus
-37 Da nobis, ut unus ad dexteram t...sedeamus
-40 Non est meum dare vobis, sed quibus paratum est
-45 Et daret animam suam redemptionem pro multis
11-28 Quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias?
12-14 Licet dari tributum Cæsari, an non dabimus?
13-11 Sed quod datum vobis fuerit in illa hora
-22 Et dabunt signa et portenta ad seducendos
-24 Et luna non dabit splendorem suum
-34 Dedit servis suis potestatem cujusque operis
14- 5 Poterat enim... et dari pauperibus
-11 Et promiserunt ei pecuniam se daturos
-22 Et dedit eis, et ait : Sumite, hoc est corpus meum
-23 Gratias agens dedit eis : et biberunt
-30 Priusquam gallus vocem bis dederit
-44 Dederat autem traditor ejus signum eis
15-23 Et dabant ei bibere myrrhatum vinum
-36 Potum dabat ei, dicens : Sinite
Luc. 1-32 Dabit illi Dominus Deus sedem David
-73 Juravit ad Abraham patrem nostrum daturum se nobis
-77 Ad dandam scientiam salutis plebi ejus
2-24 Ut darent hostiam secundum quod dictum est
3-11 Qui habet duas tunicas, det non habenti
4- 6 Tibi dabo potestatem hanc universam
Quia mihi tradita sunt, et cui volo do illa

Luc. 4-22 Et omnes testimonium illi dabant
6- 4 Et dedit his qui cum ipso erant
-34 Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis
-35 Benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes
-38 Date, et dabitur vobis
Mensuram bonam.. dabunt in sinum vestr.
7-15 Cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ
-44 Aquam pedibus meis non dedisti
-45 Osculum mihi non dedisti
8-10 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
-18 Qui enim habet, dabitur illi
-55 Et jussit illi dari manducare
9- 1 Dedit illis virtutem et potestatem super...
-13 Ait a. ad illos : Vos date illis manducare
10-19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra
-35 Protulit... et dedit stabulario, et ait
11- 3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
- 7 Non possum surgere, et dare tibi
- 8 Dico vobis, et si non dabit illi surgens
Dabit illi quotquot habet necessarios
- 9 Petite, et dabitur vobis : quærite, et inven.
-11 Petit panem, numquid lapidem dabit illi?
Numquid pro pisce serpentem dabit illi?
-13 Si ergo vos..nostis bona data dare filiis vestr.
Dabit Spiritum bonum petentibus se?
-29 Signum quærit, et signum non dabitur ei
-41 Date eleemosynam : et ecce omnia munda s.
12-32 Complacuit Patri vestro dare vobis regnum
-33 Vendite quæ possidetis, et date eleemosynam
-42 Ut det illis in tempore tritici mensuram?
-48 Omni autem cui multum datum est
-51 Putatis quia pacem veni dare in terram?
-58 In via da operam liberari ab illo
14- 9 Is, qui te et illum vocavit, dicat tibi : Da huic locum
15-12 Pater, da mihi portionem substantiæ
-16 Quas porci manducabant: et nemo illi dabat.
-22 Et date annulum in manum ejus
-29 Nunquam dedisti mihi hœdum ut.. epularer
16-12 Quod vestrum est, quis dabit vobis?
17-18 Non est inventus qui... et daret gloriam Deo
-27 Et dabantur ad nuptias usque in diem
18-43 Et omnis plebs, ut vidit, dedit laudem Deo.
19-13 Dedit eis decem mnas, et ait ad illos
-15 Jussit vocari servos, quibus dedit pecuniam
-23 Quare non dedisti pecuniam meam ad mensam
-24 Et date illi qui decem mnas habet
-26 Quia omni habenti dabitur, et abundabit
20- 2 Quis est, qui dedit tibi hanc potestatem?
-10 Ut de fructu vineæ darent illi
-16 Perdet colonos istos, et dabit vineam aliis
-22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non?
21-15 Ego enim dabo vobis os et sapientiam
22- 5 Gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare.
-19 Et fregit, et dedit eis, dicens : Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur
23- 2 Hunc invenimus..prohibentem tributa dare Cæsari
24-43 Sumens reliquias dedit eis
Joan. 1-12 Dedit eis potestatem filios Dei fieri
-17 Quia lex per Moysen data est, gratia et veritas
-22 Ut responsum demus his, qui miserunt nos,
3-16 Ut Filium suum unigenitum daret
-27 Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de cœlo
-34 Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum
-35 Et omnia dedit in manu ejus
4- 5 Juxta prædium, quod dedit Jacob Joseph
- 7 Dicit ei Jesus : Da mihi bibere
-10 Quis est, qui dicit tibi : Da mihi bibere
Petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivam
-12 Tu major es...Jacob, qui dedit nobis puteum
-13 Qui autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei
-14 Aqua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ
-15 Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam
5-22 Sed omne judicium dedit Filio
-26 Sic dedit et Filio habere vitam in semetipso :
-27 Potestatem dedit ei judicium facere
-36 Opera enim quæ dedit mihi Pater ut perficiam ea
6-27 Quem (*cibum*) Filius hominis dabit vobis
-32 Non Moyses dedit vobis panem de cœlo
Pater meus dat vobis panem de cœlo verum
-33 Qui de cœlo descendit, et dat vitam mundo
-34 Domine, semper da nobis panem hunc
-37 Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet
-39 Ut omne, quod dedit mihi, non perdam
-52 Et panis, quem ego dabo, caro mea est
-53 Nobis carnem suam dare ad manducandum?
-66 Nisi fuerit ei datum a Patre meo
7-19 Nonne Moyses dedit vobis Legem

Joan. 7-22 Propterea Moyses dedit vobis circumcisionem
-39 Nondum enim erat Spiritus datus
9-24 Et dixerunt ei : Da gloriam Deo
10-11 Bonus pastor animam s. dat pro ovibus suis
-28 Ego vitam æternam do eis : et non peribunt
-29 Pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est
11-22 Quæcumq. poposceris a Deo, dabit tibi Deus
-56 Dederant autem Pontifices et Pharisæi mandatum
12- 5 Quare hoc unguentum non... datum est egenis?
-49 Ipse mihi mandatum dedit quid dicam
13- 3 Sciens quia omnia dedit ei Pater in manus
-15 Exemplum enim dedi vobis, ut... ita et vos faciatis
-26 Panem, dedit Judæ Simonis Iscariotæ
-29 Aut egenis ut aliquid daret
14-16 Rogabo Patrem, et alium Paracletum dabit
-27 Pacem meam do vobis : non quomodo mundus dat, ego do vobis
-31 Et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio
15-16 Petieritis Patrem in nomine meo, det vobis
16-23 Si quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis
17- 2 Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam ætern.
- 4 Opus consummavi, quod dedisti mihi ut faciam
- 6 Hominibus, quos dedisti mihi de mundo
Tui erant, et mihi eos dedisti
- 7 Quia omnia, quæ dedisti mihi, abs te sunt
- 8 Quia verba, quæ dedisti mihi, dedi eis
- 9 Rogo, sed pro his, quos dedisti mihi
-11 Serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi
-12 Quos dedisti mihi, custodivi
-14 Ego dedi eis sermonem tuum
-22 Ego claritatem, quam dedisti, mihi dedi eis
-24 Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi sum ego
Ut videant claritatem meam, q. dedisti mihi
18- 9 Quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis
-11 Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam
-14 Erat a. Caïphas qui consilium dederat Judæis
-22 Unus assistens ministr. dedit alapam Jesu
19- 3 Ave, Rex Judæorum; et dabant ei alapas
- 9 Unde es tu? Jesus a. responsum non dedit ei
-11 Nisi tibi datum esset desuper
21-13 Accipit panem, et dat eis, et piscem similiter
Act. 1-26 Et dederunt sortes eis, et cecidit sors
2- 4 Prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis
-19 Et dabo prodigia in cœlo sursum
-27 Nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem
3-16 Dedit integram sanitatem istam
4-12 Nec enim aliud nomen est sub cœlo datum hominibus
-29 Et da servis tuis cum omni fiducia loqui
5-31 Salvatorem Deus exaltavit dextera sua, ad dandam pœnitentiam Israëli
-32 Quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi
7- 5 Et non dedit illi hæreditatem in ea
Sed repromisit dare illi eam in possessionem
- 8 Et dedit illi testamentum circumcisionis
-10 Dedit ei gratiam et sapientiam in conspectu
-25 Deus per manum ipsius daret salutem illis
-38 Qui accepit verba vitæ dare nobis
8-18 Cum vidisset..quia..daretur Spiritus sanctus
-19 Dicens : Date et mihi hanc potestatem
9-41 Dans autem illi manum, erexit eam
10-40 Tertia die, et dedit eum manifestum fieri
11-17 Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus
-18 Gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam
12-23 Eo quod non dedisset honorem Deo
13-11 Circuiens quærebat qui ei manum daret
-20 Et post hæc dedit judices usque ad Samuël
-21 Et dedit illis Deus Saül filium Cis
-34 Quia dabo vobis sancta David fidelia
-35 Non dabis Sanctum tuum videre corruptionem
14- 3 Dante signa et prodigia fieri per manus eor.
-16 Dans pluvias et tempora fructifera
15- 8 Dans illis Spiritum sanctum, sicut et nobis
17-25 Ipse det omnibus vitam, et inspirationem
19-31 Miserunt ad eum rogantes ne se daret in theatrum
20-32 Potens est..dare hæreditatem in sanctificatis
-35 Beatius est magis dare, quam accipere
24-26 Sperans quod pecunia ei daretur a Paulo
27-15 Data nave flatibus, ferebamur
Rom. 4-20 Confortatus est fide, dans gloriam Deo
5- 5 Per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.
11- 8 Dedit illis Deus spiritum compunctionis
-35 Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei?
12- 3 Dico enim per gratiam quæ data est mihi

Rom. 12- 6 Secundum gratiam, quæ data est nobis
-19 Charissimi, sed date locum iræ
-20 Si (*inimicus*) sitit, potum da illi
15- 5 Det vobis idipsum sapere in alterutrum
-15 Propter gratiam, quæ data est mihi a Deo
1 Cor. 1- 4 In gratia Dei, quæ data est vobis in Christo
3- 2 Lac vobis potum dedi, non escam
- 5 Et unicuique sicut Dominus dedit
- 6 Apollo rigavit; sed Deus incrementum dedit
- 7 Sed qui incrementum dat, Deus
-10 Secundum gratiam Dei, quæ data est mihi
7-25 Consilium autem do, tanquam misericordiam consecutus
9-12 Ne quod offendiculum demus Evangelio
11-15 Quoniam capilli pro velamine ei dati sunt
12- 7 Unicuique aut. datur manifestatio Spiritus
- 8 Per Spiritum datur sermo sapientiæ
14- 7 Quæ sine anima sunt vocem dantia
Nisi distinctionem sonituum dederint
- 8 Etenim si incertam vocem det tuba
- 9 Nisi manifestum sermonem dederitis
15-38 Deus autem dat illi corpus sicut vult
-57 Qui dedit nobis victoriam per Dominum
2 Cor. 1-22 Dedit pignus Spiritus in cordibus nostris
5- 5 Deus, qui dedit nobis pignus spiritus
-12 Occasionem damus vobis gloriandi pro nobis
-18 Dedit nobis ministerium reconciliationis
6- 3 Nemini dantes ullam offensionem
8- 1 Gratiam Dei, quæ data est in Ecclesiis
- 5 Semetipsos dederunt primum Domino
-10 Et consilium in hoc do : hoc en. vobis utile
-16 Qui dedit eamdem sollicitudinem pro vobis
9- 9 Dispersit, dedit pauperibus
10- 8 Quam dedit nobis Dom. in ædificationem
12- 7 Datus est mihi stimulus carnis meæ
13-10 Secundum potestatem quam Do. dedit mihi
Galat. 1- 4 Qui dedit semetipsum pro peccatis nostris
2- 9 Cum cognovissent gratiam, quæ data est mihi
Dextras dederunt mihi et Barnabæ societatis
3-21 Si enim data esset lex, quæ posset vivificare
-22 Ut promissio... daretur credentibus
4-15 Oculos vestros eruissetis, et dedissetis mihi
5-13 Ne libertatem in occasionem detis carnis
Ephes. 1-17 Ut Deus... det vobis spiritum sapientiæ
-22 Et ipsum dedit caput supra o. Ecclesiam
3- 2 Gratiæ Dei, quæ data est mihi in vobis
- 7 Quæ data est mihi secundum operationem
- 8 Sanctorum minimo data est gratia hæc
-16 Ut det vobis secundum divitias gloriæ suæ
4- 7 Unicuique autem nostrum data est gratia
- 8 Duxit captivitatem : dedit dona hominibus
-11 Ipse dedit quosdam quidem Apostolos
-27 Nolite locum dare diabolo
-29 Ut det gratiam audientibus
6-19 Ut detur mihi sermo in apertione oris mei
Colos. 1-25 Dispensationem Dei, quæ data est mihi in vos
1 Thes. 4- 2 Scitis enim quæ præcepta dederim vobis
- 8 Qui etiam dedit Spiritum suum sanctum
-11 Et operam detis ut quieti sitis
2 Thes. 1- 8 In flamma ignis dantis vindictam iis, qui...
- 9 Qui pœnas dabunt in interitu æternas
2-15 Dilexit nos, et dedit consolationem æternam
3- 9 Formam daremus vobis ad imitandum nos
-16 Det vobis pacem sempiternam in omni loco
1 Tim. 2- 6 Qui dedit redemptionem semetipsum
4-14 Gratiam...quæ data est tibi per prophetiam
5-14 Nullam occasionem dare adversario
2 Tim. 1- 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris
- 9 Gratiam quæ data est nobis in Christo Jesu
-16 Det misericordiam Dominus Onesiphori
-18 Det illi Dominus invenire misericordiam
2- 7 Dabit e. tibi Dom. in omnibus intellectum
-25 Nequando Deus det illis pœnitentiam
Tit. 2-14 Qui dedit semetipsum pro nobis
Hebr. 2-13 Ecce ego, et pueri mei, quos dedit mihi Deus
7- 4 Cui et decimas dedit de præcipuis Abraham
8-10 Dando leges meas in mentem eorum
10-16 Dando leges meas in cordibus eorum
Jacob. 1- 5 A Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat; et dabitur ei
2-16 Non dederitis a. eis, quæ necessaria sunt
4- 6 Majorem autem dat gratiam
Humilibus autem dat gratiam
5-18 Rursum oravit : et cœlum dedit pluviam
Et terra dedit fructum suum
1 Petr. 1-21 Et dedit ei gloriam, ut fides... esset in Deo
5- 5 Humilibus autem dat gratiam
2 Petr. 1-15 Dabo a. operam et frequenter habere vos
3-15 Secundum datam sibi sapientiam scripsit
1 Joan. 3- 1 Videte qualem charitatem dedit nobis Pater
-23 Sicut dedit mandatum nobis
-24 Manet in nobis de Spiritu, quem dedit
4-13 Quoniam de Spiritu suo dedit nobis
5- 7 Tres sunt, qui testimonium dant in cœlo
- 8 Tres sunt, qui testimonium dant in terra

1 Joan. 5-11 Vitam æternam dedit nobis Deus
-16 Et dabitur ei vita peccanti non ad mortem.
-20 Et dedit nobis sensum ut cognoscamus
Apoc. 1- 1 Apocalypsis Jesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere servis suis
2- 7 Vincenti dabo edere de ligno vitæ
-10 Et dabo tibi coronam vitæ
-17 Vincenti dabo manna absconditum
Et dabo illi calculum candidum
-21 Et dedi illi tempus ut pœnitentiam ageret
-23 Dabo unicuique vestrum secundum opera
-26 Dabo illi potestatem super Gentes
-28 Et dabo illi stellam matutinam
- 8 Ecce dedi coram te ostium apertum
- 9 Ecce dabo de synagoga Satanæ
-21 Dabo ei sedere mecum in throno meo
4- 9 Cum darent illa animalia gloriam
6- 2 Data est ei corona, et exivit vincens
- 4 Datum est ei ut sumeret pacem de terra
Et datus est ei gladius magnus
- 8 Data est illi potestas super quatuor partes terræ
-11 Et datæ sunt illis singulæ stolæ albæ
7- 2 Quibus datum est nocere terræ et mari
8- 2 Et datæ sunt illis septem tubæ
- 3 Et data sunt illi incensa multa
Ut daret de orationibus Sanctorum omnium
9- 1 Et data est ei clavis putei abyssi
- 3 Data est illis potestas, sicut habent potestatem scorpiones terræ
- 5 Et datum est illis ne occiderent eos
10- 9 Dicens ei, ut daret mihi librum
11- 1 Datus est mihi calamus similis virgæ
- 2 Ne metiaris illud : quoniam datum est Gentibus
- 3 Dabo duobus testibus meis, et prophetabunt
-13 Sunt missi, et dederunt gloriam Deo cœli
12-14 Et datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ magnæ
13- 2 Et dedit illi draco virtutem suam
- 4 Et adoraverunt draconem, qui dedit potestatem bestiæ
- 5 Et datum est ei os loquens magna
Data est ei potestas facere menses quadraginta duos
- 7 Est datum illi bellum facere cum sanctis
Data est illi potestas in omnem tribum,
-14 Propter signa, quæ data sunt illi facere
-15 Et datum est illi ut daret spiritum imagini bestiæ
14- 7 Timete Dominum, et date illi honorem
15- 7 Dedit septem Angelis septem phialas aureas,
16- 6 Et sanguinem eis dedisti bibere
- 8 Datum est illi æstu affligere homines, et igni
- 9 Egerunt pœnitentiam ut darent illi gloriam
-19 Venit .. dare illi calicem vini indignationis
17-17 Deus enim dedit in corda eorum ut faciant
Ut dent regnum suum bestiæ, donec consummentur verba Dei
18- 7 Tantum date illi tormentum et luctum
19- 7 Exultemus, et demus gloriam ei
- 8 Datum est illi, ut cooperiat se byssino
20- 4 Sederunt super eas, et judicium datum est illis
-13 Et dedit mare mortuos, qui in eo erant
Mors et infernus dederunt mortuos suos
21- 6 Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ gratis

DOCEO.

Exod. 4-12 Ego ero in ore tuo, doceboque te quid loquaris
24-12 Ac mandata quæ scripsi, ut doceas eos
35-25 Sed et mulieres doctæ, quæ neverant
Levit. 10-11 Doceatisque filios Israël omnia legitima mea
15-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant
Deut. 1-15 Constitui eos... qui docerent vos singula
4- 1 Audi præcepta et judicia, quæ ego doceo te
- 5 Scitis quod docuerim vos præcepta
- 9 Docebis ea filios ac nepotes tuos
-10 Quo vivunt in terra, doceantque filios suos
-14 Ut docerem vos cæremonias et judicia
-36 Te fecit audire vocem suam, ut doceret te
5-31 Quæ docebis eos, ut faciant ea in terra
6- 1 Quæ mandavit Dominus Deus vester ut docerem vos
11-19 Docete filios vestros ut illa meditentur
17-10 Facies quodcumque... et docuerint te,
20-18 Ne forte doceant vos facere cunctas abominationes
24- 8 Facies quæcumque docuerint te sacerdotes
31-19 Scribite.. canticum.. et docete filios Israël
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit filios Israel
32-10 Circumduxit eum, et docuit
Josue. 4-22 Docebitis eos, atque dicetis
Judic. 11-25 Aut docere potes, quod jurgatus sit contra Israël
13- 8 Doceat nos quid debeamus facere de puero
1 Reg. 12-23 Et docebo vos viam bonam et rectam
2 Reg. 1-18 Et præcepit ut docerent filios Juda arcum
22-35 Docens manus meas ad prælium
3 Reg. 10- 3 Et docuit eam Salomon omnia verba
4 Reg. 12- 2 Diebus, quibus docuit eum Joïada sacerdos
17-27 Et doceat eos legitima Dei terræ
-28 Docebat eos quomodo colerent Dominum
1 Par. 22-13 Præcepit Dominus Moysi ut doceret Israël
25- 8 Major quam minor doctus pariter, et indoctus
26-29 Ad docendum et judicandum eos
2 Par. 6-27 Doce eos viam bonam, per q. ingrediantur
17- 7 Ut docerent in civitatibus Juda
- 9 Docebantque populum in Juda
1 Esdr. 2-63 Donec surgeret sacerdos doctus atque perfectus
7-10 Et faceret et doceret in Israël præceptum
-25 Sed et imperitos docete libere
2 Esdr. 7-65 Donec staret sacerdos doctus et eruditus
8-12 Intellexerant verba, quæ docuerat eos
9-20 Spiritum tuum bonum dedisti qui doceret
Tobiæ. 1-10 Quem ab infantia timere Deum docuit
Job. 4- 3 Docuisti multos, et manus lassas roborasti
6-24 Docete me, et ego tacebo
8-10 Et ipsi docebunt te : loquentur tibi
12- 7 Interroga jumenta, et docebunt te
15- 5 Docuit enim iniquitas tua os tuum
21-22 Numquid Deum docebit quispiam scientiam
26- 4 Quem docere voluisti ? nonne eum
27-11 Docebo vos per manum Dei quæ Omnipotens habeat
32- 7 Et annorum multitudo doceret sapientiam
33-33 Audi me : tace, et docebo te sapientiam
34-32 Si erravi, tu doce me
35-11 Qui docet nos super jumenta terræ
Psal. 17-35 Qui docet manus meas ad prælium
-36 Et disciplina tua ipsa me docebit
24- 5 Dirige me in veritate tua, et doce me
- 9 Docebit mites vias suas
33-12 Audite me : timorem Domini docebo vos
50-15 Docebo iniquos vias tuas : et impii ad te convertentur
70-17 Deus docuisti me a juventute mea
93-10 Non arguet : qui docet hominem scientiam?
-12 Domine, et de lege tua docueris eum
104-22 Et senes ejus prudentiam doceret
118-12 Domine : doce me justificationes tuas
-26 Exaudisti me : doce me justificationes tuas
-64 Justificationes tuas doce me
-66 Et disciplinam et scientiam doce me
-68 In bonitate tua doce me justificationes tuas
-99 Super omnes docentes me intellexi
-108 Domine : et judicia tua doce me
-124 Et justificationem tuas doce me
-135 Et doce me justificationes tuas
-171 Cum docueris me justificationes tuas
131-12 Et testimonia mea hæc, quæ docebo eos
142-10 Doce me facere voluntatem tuam
143- 1 Qui docet manus meas ad prælium
Prov. 4- 4 Et docebat me, atque dicebat : Suscipiat...
5-13 Nec audivi vocem docentium me
9- 9 Doce justum, et festinabit accipere
17-27 Qui moderatur sermones suos, doctus et prudens est
24- 5 Et vir doctus, robustus et validus
Eccle. 12- 9 Docuit populum, et enarravit quæ fecerat
Cant. 8- 2 Ibi me docebis, et dabo tibi poculum ex vino
Sap. 7-21 Omnium enim artifex docuit me sapientia
8- 7 Sobrietatem enim, et prudentiam docet
12-19 Docuisti a. populum tuum per talia opera
Eccli. 18-13 Qui misericordiam habet, docet, et erudit
22- 7 Qui docet fatuum, quasi qui conglutinat testam
30- 2 Qui docet filium suum, laudabitur in illo
- 3 Qui docet filium suum, in zelum mittit
-13 Doce filium tuum, et operare in illo
33-29 Multam enim malitiam docuit otiositas
45- 6 Docere Jacob testamentum suum, et judicia
-21 Docere Jacob testimonia, et in lege sua
Isai. 2- 3 Et docebit nos (*Deus Jacob*) vias suas
9-15 Propheta docens mendacium, ipse est cauda
27-11 Mulieres venientes, et docentes eam
28- 9 Quem docebit scientiam?
-26 Et erudiet illum in judicio : Deus suus docebit illum
48-17 Ego Dominus Deus tuus docens te utilia
54-13 Universos filios tuos doctos a Domino
Jerem. 2-33 Insuper et malitias tuas docuisti vias tuas
9- 5 Docuerunt enim linguam suam loqui mend.
-20 Et docete filias vestras lamentum
12-16 Sicut docuerunt populum meum jurare in Baal
Jerem. 13-21 Tu e. docuisti eos adversum te, et erudisti
31-34 Et non docebit ultra vir proximum suum
32-33 Cum docerem eos diluculo, et erudirem
Ezech. 29-16 Docentes iniquitatem, ut fugiant
44-23 Et populum meum docebunt quid sit inter
Dan. 1- 4 Doctos disciplina, e qui possent stare in palatio regis, ut doceret eos litteras
7-16 Qui dixit mihi interpretationem sermonum et docuit me
9-22 Et docuit me, et locutus est mihi, dixitque Daniel, nunc egressus sum, ut docerem te
10-14 Veni autem ut docerem te quæ ventura sunt
Osee. 10-11 Ephraïm vitula docta diligere trituram
-12 Cum venerit qui docebit vos justitiam
Mich. 3-11 Et sacerdotes ejus in mercede docebant
4- 2 Et docebit nos de viis suis, et ibimus in semitis ejus
Habac. 2-19 Numquid ipse docere poterit ?
1 Mac. 4- 7 Et hi docti ad prælium
6-30 Et elephanti triginta duo docti, ad prælium
Matth. 4-23 Docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium
5- 2 Et aperiens os suum docebat eos, dicens
-19 Et docuerit sic homines, minimus vocabitur
Qui autem fecerit et docuerit, hic magnus
7-29 Erat e. docens eos sicut potestatem habens
9-35 Docens in synagogis eorum, et prædicans
11- 1 Transiit inde, ut doceret et prædicaret
13-52 Ideo omnis scriba doctus in regno cœlorum
-54 Docebat eos in synagogis eorum
15- 9 Docentes doctrinas et mandata hominum.
21-23 Accesserunt ad eum docentem, principes sacerdotum
22-16 Scimus quia... viam Dei in veritate doces
26-55 Quotidie apud vos sedebam docens in templo
28-19 Euntes ergo docete omnes gentes
-20 Docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis
Marc. 1-21 Ingressus in synagogam, docebat eos
-22 Erat e. docens eos, quasi potestatem habens
2-13 Omnisque turba veniebat ad eum, et docebat eos
4- 1 Et iterum cœpit docere ad mare
- 2 Et docebat eos in parabolis multa
6- 2 Et facto sabbato cœpit in synagoga docere
- 6 Et circuibat castella in circuitu docens
-30 Omnia quæ egerant, et docuerant
-34 Et cœpit illos docere multa
7- 7 Docentes doctrinas et præcepta hominum
8-31 Et cœpit docere eos quoniam oportet Filium hominis pati multa
9-30 Docebat autem Discipulos suos
10- 1 Sicut consueverat, iterum docebat illos
11-17 Et docebat, dicens eis : Nonne scriptum est :
12-14 Sed in veritate viam Dei doces
-35 Et respondens Jesus dicebat, docens in templo
14-49 Eram apud vos in templo docens
Luc. 4-15 Et ipse docebat in synagogis eorum
-31 Descendit in Capharnaüm civitatem Galilææ, ibique docebat illos sabbatis
5- 3 Et sedens docebat de navicula turbas
-17 In una dierum, et ipse sedebat docens
6- 6 Ut intraret in synagogam, et doceret
11- 1 Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes discipulos suos
12-12 Spiritus e. sanctus docebit vos in ipsa hora
13-10 Erat autem docens in synagoga eorum
-22 Ibat per civitates et castella docens
19-47 Et erat docens quotidie in templo
20- 1 Docente illo populum in templo
-21 Magister, scimus quia recte dicis et doces
Sed viam Dei in veritate doces
21-37 Erat autem diebus, docens in templo
23- 5 Docens per universam Judæam
Joan. 6-60 Hæc dixit in synagoga docens
7-14 Ascendit Jesus in templum, et docebat
-28 Clamabat ergo Jesus in templo docens
-35 Numquid... iturus est, et docturus Gentes?
8- 2 Et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos
-20 Hæc verba locutus est Jesus... docens in templo
-28 Sed sicut docuit me Pater, hæc loquor
9-34 In peccatis natus es totus, et tu doces nos?
14-26 Ille vos docebit omnia, et suggeret vobis
16-13 Docebit vos omnem veritatem
18-20 Ego semper docui in synagoga, et in templo
Act. 1- 1 Quæ cœpit Jesus facere et docere
4- 2 Dolentes quod docerent populum
-18 Neque docerent in nomine Jesu
5-21 Intraverunt diluculo in templum, et docebant
-25 Sunt in templo stantes, et docentes populum

Act. 5-28 Præcepimus vobis ne doceretis in nomine isto
-42 In templo et circa domos docentes
11-26 Et docuerunt turbam multam, ita ut cognominarentur
14-20 Cumq... et docuissent multos, reversi sunt
15- 1 Descendentes de Judæa docebant fratres
-35 Demorabantur Antiochiæ, docentes
18-11 Et sex menses, docens apud eos verbum Dei
-25 Et docebat diligenter ea quæ sunt Jesu
20-20 Et docerem vos publice, et per domos
21-21 Quia discessionem doceas a Moyse eorum
-28 Omnes ubique docens, insuper et Gentiles
28-31 Et docens quæ sunt de Domino Jesu Christo
Rom. 2-21 Qui ergo alium doces, te ipsum non doces
12- 7 Sive qui docet in doctrina
1 *Cor.* 2-13 Loquimur non in doctis humanæ sapientiæ verbis
4-17 Sicut ubique in omni Ecclesia doceo
7-17 Et sicut in omnibus Ecclesiis doceo
11-14 Nec ipsa natura docet vos, quod vir
14-33 Sicut et in omn. Ecclesiis sanctorum doceo
Colos. 1-28 Docentes omn. hominem in omni sapientia
3-16 Docentes, et commonentes vosmetipsos,
1 *Tim.* 1- 3 Ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent
2-12 Docere autem mulieri non permitto
4-11 Præcipe hæc, et doce
6- 2 Hæc doce, et exhortare
- 3 Si quis aliter docet, et non acquiescit sanis
2 *Tim.* 2- 2 Qui idonei erunt et alios docere
3-16 Omnis scriptura... utilis est ad docendum
Tit. 1-11 Docentes quæ non oportet, turpis lucri gratia
2- 3 Non multo vino servientes, bene docentes
- 4 Ut prudentiam doceant adolescentulas
Hebr. 5-12 Rursum indigetis ut vos doceamini
8-11 Non docebit unusquisque proximum suum
2*Petr.* 1-16 Non enim doctas fabulas secuti
1*Joan.* 2-27 Non necesse habetis ut aliquis doceat vos
Sed sicut unctio ejus docet vos de omnibus
Et sicut docuit vos, manete in eo
Apoc. 2-14 Qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israël
-20 Docere, et seducere servos meos, fornicari

DOCH.

Munitio in qua Ptolemæus, Abobi filius, Simonem Machabæum et Mathathiam et Judam filios ejus, in convivium vocatos, dolose interemit.

1 *Mac.* 16-15 Et suscepit eos filius Abobi in munitiunculam, quæ vocatur Doch

DOCIBILIS.

Joan. 6-45 Et erunt omnes docibiles Dei
2 *Tim.* 2-24 Sed mansuetum esse ad omnes, docibilem, patientem

DOCILE

3 *Reg.* 3- 9 Dabis ergo servo tuo cor docile

DOCTE.

Sap. 13-11 Et hujus docte eradat omnem corticem

DOCTISSIMUS.

1*Esdr.* 7-12 Scribæ Legis Dei cœli doctissimo, salutem
8-18 Super nos, virum doctissimum de filiis Moholi
Cant. 3- 8 Omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi
Prolog. Eccli. Dicentes et scribentes doctissimos fieri

DOCTOR.

Deut. 29-10 Et tribus, ac majores natu, atque doctores
31-28 Congregate ad me omnes majores natu per tribus vestras, atque doctores
33-21 Quod in parte sua doctor esset repositus
1 *Par.* 25- 7 Cuncti doctores, ducenti octoginta octo
2 *Par.* 15- 3 Et absque sacerdote doctore, et absque lege
26-11 Sub manu Jehiel scribæ, Maasiæq. doctoris
Isai. 30-20 Non faciet avolare a te ultra doctorem tuum
33-18 Ubi legis verba ponderans? Ubi doctor parvulorum?
Joel. 2-23 Quia dedit vobis doctorem justitiæ
Matth. 22-35 Et interrogavit eum unus ex eis legis doctor
Luc. 2-46 Invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum
5-17 Et legis doctores, qui venerant ex omni castello Galilææ
Act. 13- 1 Erant a. in Ecclesia... Prophetæ, et doctores
1 *Cor.* 12-28 Tertio doctores, deinde virtutes, exinde gratias curationum
12-29 Numquid omnes Prophetæ? Numquid omnes doctores?
Ephes. 4-11 Ipse dedit.. alios autem pastores, et doctores
1 *Tim.* 1- 7 Volentes esse legis doctores, non intelligentes
2- 7 Doctor Gentium in fide et veritate
3- 2 Oportet.. episcopum.. hospitalem, doctorem

DOCTRINA.

Exod. 28-30 Pones autem in rationali judicii Doctrinam et Veritatem
35-31 Implevitq. eum... scientia et omni doctrina
Levit. 8- 8 Aptavit rationali, in quo erat Doctrina
Num. 24-16 Dixit auditor sermonum Dei, qui novit doctrinam Altissimi
Deut. 32- 2 Concrescat ut pluvia doctrina mea
33- 3 Et qui appropinquant pedibus ejus, accipient de doctrina illius
- 8 Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo
3 *Reg.* 7-14 Et doctrina ad faciendum omne opus ex ære
Job. 12-20 Commutans labium veracium, et doctrinam senum auferens
20- 3 Doctrinam, qua me arguis, audiam
Psal. 59- 1 In tituli inscriptionem ipsi David in doctrinam
Prov. 1- 3 Et suscipiendam eruditionem doctrinæ
- 7 Sapientiam, atque doctrinam stulti despiciunt
8-10 Doctrinam magis, quam aurum eligite
12- 8 Doctrina sua noscetur vir: qui autem vanus
13- 1 Filius sapiens, doctrina patris
-15 Doctrina bona dabit gratiam
14- 6 Et non invenit: doctrina prudentium facilis
15-10 Doctrina mala deserenti viam vitæ
-14 Cor sapientis quærit doctrinam
16-22 Doctrina stultorum, fatuitas
18-15 Et auris sapientium quærit doctrinam
19-11 Doctrina viri per patientiam noscitur
-27 Non cesses, fili, audire doctrinam
21-16 Vir, qui erraverit a via doctrinæ
22-17 Appone autem cor ad doctrinam meam
23- 9 Quia despicient doctrinam eloquii tui
-12 Ingrediatur ad doctrinam cor tuum
-23 Et noli vendere sapientiam, et doctrinam,
24- 4 In doctrina replebuntur cellaria
-14 Sic et doctrina sapientiæ animæ tuæ
Eccle. 1-17 Ut scirem prudentiam atque doctrinam
2-21 Cum alius laboret in sapientia, et doctrina
Prolog. Eccli. Laudare Israël doctrinæ et sapientiæ causa
Quæ ad doctrinam et sapientiam pertinent
Non parvæ neque contemnendæ doctrinæ
Et multa vigilia attuli doctrinam in spatio temporis
Eccli. 4-19 Et cruciabit illum in tribulatione doctrinæ suæ
-29 Et scientia, et doctrina in verbo sensati
6-18 Fili, a juventute tua excipe doctrinam
-23 Sapientia enim doctrinæ secundum nomen est ejus
-34 Si inclinaveris aurem tuam, excipies doctrinam
8-10 Disces sapientiam, et doctrinam intellectus
9- 1 Ne ostendat super te malitiam doctrinæ nequam
18-14 Miseretur excipientis doctrinam miserationis
21-22 Compedes in pedibus, stulto doctrina
-24 Ornamentum aureum prudenti doctrina
22- 6 Flagella et doctrina in omni tempore sapientia
23- 2 Et in corde meo doctrinam sapientiæ
- 7 Doctrinam oris audite, filii
24-44 Doctrinam quasi antelucanum illumino
-46 Adhuc doctrinam quasi prophetiam effundam
32-18 Qui timet Dominum, excipiet doctrinam ejus
39-11 Ipse palam faciet disciplinam doctrinæ suæ
50-29 Doctrinam sapientiæ et disciplinæ scripsit
Isai. 24-15 Propter hoc in doctrinis glorificate Dominum
26-16 In tribulatione murmuris doctrina tua eis
29-13 Et timuerunt me mandato hominum et doctrinis
Jerem. 3-15 Dabo vobis pastores juxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina
10- 8 Doctrina vanitatis eorum lignum est
Matth. 7-28 Admirabantur turbæ super doctrina ejus
15- 9 Docentes doctrinas et mandata hominum
16-12 Sed a doctrina Pharisæorum et Sadducæor.
22-33 Audientes turbæ, mirabantur in doctrina ej.
Marc. 1-22 Et stupebant super doctrina ejus
-27 Quidnam est hoc? quænam doctrina hæc nova?
4- 2 Docebat eos... et dicebat illis in doctrina sua
6- 2 Multi audientes, admirabantur in doctrina
7- 7 Docentes doctrinas et præcepta hominum
11-18 Quoniam universa turba admirabatur super doctrina ejus
12-38 Dicebat eis in doctrina sua: Cavete a Scribis
Luc. 4-32 Et stupebant in doctrina ejus
Joan. 7-16 Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me
-17 Cognoscet de doctrina, utrum ex Deo sit
18-19 Interrogavit Jesum de Discipulis suis, et de doctrina ejus
Act. 2-42 Erant a. perseverantes in doctrina Apost.
5-28 Et ecce replestis Jerusalem doctrina vestra
13-12 Credidit admirans super doctrina Domini
17-19 Quæ est hæc nova, quæ a te dicitur, doctrina?
Rom. 6-17 Obedistis autem ex corde in eam formam doctrinæ
12- 7 Sive qui docet in doctrina
15- 4 quæcumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt
16-17 Præter doctrinam, quam vos didicistis
1 *Cor.* 2-13 Sed in doctrina Spiritus... comparantes
14- 6 Nisi vobis loquar... aut in scientia aut in prophetia, aut in doctrina?
-26 Psalmum habet, doctrinam habet
Ephes. 4-14 Ut... circumferamur omni vento doctrinæ
Colos. 2-22 Secundum præcepta et doctrinas hominum
1 *Tim.* 1-10 Si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur
4- 1 Attendentes... et doctrinis dæmoniorum
- 6 Enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ
-13 Attende... exhortationi, et doctrinæ
-16 Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis
5-17 Maxime qui laborant in verbo et doctrina
6- 1 Ne nomen Domini et doctrina blasphemetur
- 3 Non acquiescit... ei, quæ secundum pietatem est, doctrinæ
2 *Tim.* 3-10 Tu autem assecutus es meam doctrinam
2 Increpa in omni patientia et doctrina
- 3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt
Tit. 1- 9 Amplectentem eum, qui secundum doctrinam est
Ut potens sit exhortari in doctrina sana
2- 1 Tu a. loquere quæ decent sanam doctrinam
- 7 Te ipsum præbe exemplum in doctrina, in integritate
-10 Ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent in omnibus
Hebr. 6- 2 Baptismatum doctrinæ, impositionis quoque manuum
13- 9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci.
2 *Joan.* - 9 Et non permanet in doctrina Christi
Qui permanet in doctrina, hic et Patrem et Filium habet
-10 Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum
Apoc. 2-14 Quia habes illic tenentes doctrinam Balaam
-15 Habes et tu tenentes doctrinam Nicolaïtarum
-24 Quicumque non habent doctrinam hanc

DOCTRIX.

Sap. 8- 4 Doctrix enim est disciplinæ Dei, et electrix operum illius

DOCTUS. *Subst.*

Eccle. 2-16 Moritur doctus similiter ut indoctus
9-11 Et vidi sub sole... nec doctorum (*esse*) divitias, nec artificum gratiam
Dan. 11-33 Et docti in populo docebunt plurimos
12- 3 Qui autem docti fuerint, fulgebunt
-10 Neque intelligent omnes impii, porro docti intelligent

DODANIM.

Quartus et ultimus inter filios Javan, qui et ipse quartus erat filius Japhet filii Noë. Hujus Dodanim posteros ponimus ad Danubium, ubi postea Illyricum orientale, vel potius ab eo et fluvius et urbs Dodona et oraculum Dodonæum nomen acceperunt. LXX Interpretes verterunt Rhodanim, unde oriundi essent Rhodii, insuper et a Rhodanim descendissent ii qui ripas Rhodani, fluminis in Galliis, incoluerunt.

Gen. 10- 4 Elisa et Tharsis, Cetthim et Dodanim
1 *Par.* 1- 7 Elisa et Tharsis, Cetthim et Dodanim

DODAU.

De Maresa, in tribu Juda, pater prophetæ Eliezer.

2 *Par.* 20-37 Prophetavit autem Eliezer filius Dodau

DOEG.

Anno mundi 2973, *ante J. C.* 1081. *Idumæus gente, religione vero Hebræus proselytus, prin-*

ceps maximus pastorum Saülis. Doëg iste Idumæus retulit ad Saülem se vidisse David apud Achimelech summum sacerdotem, qui consuluerat pro eo Dominum et cibaria dederat, sed et gladium Goliath Philisthæi dederat illi. Accersivit ergo Saül summum sacerdotem Achimelech filium Achitob, et cum eo totum domum ejus, et octoginta quinque viros ephod lineo vestiri solitos. Præcepit emissariis suis rex Saül interficere sacerdotes Domini. Noluerunt autem servi regis extendere manus suas in sacerdotes Domini. Et ait rex ad Doëg : Convertere tu, et irrue in sacerdotes. Conversusque Doëg Idumæus, irruit in sacerdotes, et trucidavit in die illa Achimelech, octoginta sacerdotes, viros et mulieres, parvulos et lactentes, bovem et asinum, et ovem in ore gladii.

1 Reg. 21- 7 Et nomen ejus Doëg Idumæus potentissimus
22- 9 Respondens autem Doeg Idumæus,
-18 Et ait rex ad Doëg : Convertere tu, et irrue in sacerdotes. Conversusque Doeg Idumæus, irruit in sacerdotes,
-22 Sciebam..quod cum ibi esset Doëg Idumæus
Psal. 51- 2 Cum venit Doëg Idumæus, et nuntiavit Saüli

DOGMA.

Esth. 4- 3 In omnibus... locis, ad quæ crudele regis dogma pervenerat
Job. 13- 4 Vos ostendens fabricatores mendacii, et cultores perversorum dogmatum
Act. 16- 4 Tradebant eis custodire dogmata

DOLEO.

Num. 11- 1 Ortum est murmur populi, quasi dolentium pro labore
Judic. 10-16 Et servierunt Domino Deo : qui doluit super miseriis eorum
21-15 Universusque Israël valde doluit
1 Reg. 22- 8 Non est qui vicem meam doleat ex vobis
23-21 Benedicti vos a Domino, quia doluistis vicem meam
2 Reg 1-26 Doleo super te, frater mi Jonatha
19- 2 Dolet rex super filio suo
3 Reg. 15-23 In tempore senectutis suæ doluit pedes
4 Reg. 4-19 Ait patri suo : Caput meum doleo
2Esdr. 8-11 Tacete, quia dies sanctus est, et nolite dolere
Job. 14-22 Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit
Psal. 68-30 Ego sum pauper et dolens : salus tua, Deus
Prov. 23-35 Dices : Verberaverunt me, sed non dolui
Sap. 14-15 Acerbo enim luctu dolens pater
Eccli. 9-20 Et super dolentium arma ambulabis
11-11 Est homo laborans, et festinans, et dolens
13- 6 Si habes, convivet tecum, et evacuabit te, et ipse non dolebit super te
30-10 Non corrideas illi, ne doleas
48-21 Et doluerunt quasi parturientes mulieres
Isai. 13- 8 Dolores tenebunt;quasi parturiens dolebunt
17-11 Ablata est messis... et dolebit graviter
23- 5 Dolebunt cum audierint de Tyro
26-17 Dolens clamat in doloribus suis
Jerem. 4-19 Ventrem meum, ventrem meum doleo
5- 3 Percussisti eos, et non doluerunt
-22 Ait Dominus : et a facie mea non dolebitis ?
Ezech. 9- 4 Signa thau super frontes... dolentium
30-16 Quasi parturiens dolebit Pelusium
Jonæ. 4-10 Tu doles super hederam, in qua non laborasti
Mich. 4-10 Dole, et satage, filia Sion, quasi paturiens
Habac. 3-10 Viderunt te, et doluerunt montes
Zach. 9- 5 Ascalon,et timebit; et Gaza,et dolebit nimis
11- 5 Occidebant, et non dolebant, et vendebant
12-10 Et dolebunt super eum, ut doleri solet in morte primogeniti
1 Mac. 2-24 Et vidit Mathathias, et doluit
Luc. 2-48 Pater tuus et ego dolentes quærebamus te
Act. 4- 2 Dolentes quod docerent populum
16-18 Dolens autem Paulus... spiritui dixit
20-38 Dolentes maxime in verbo quod dixerat

DOLO.

Deut. 10- 1 Dola tibi duas tabulas lapideas
- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas
3 Reg. 5-18 Quos dolaverunt cæmentarii Salomonis
6- 7 Domus a... de lapidibus dolatis atque perfectis ædificata est
7-12 Atrium... et unius ordinis de dolata cedro
*Ezech.*27- 6 Quercus de Basan dolaverunt in remos tuos
Osee. 6- 5 Propter hoc dolavi in Prophetis, occidi eos

DOLOR.

Gen. 3-16 In dolore paries filios, et sub viri potestate eris,
6- 6 Et tactus dolore cordis intrinsecus
24-67 Ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret
Gen. 34-25 Quando gravissimus vulnerum dolor est
35-18 Egrediente autem anima præ dolore... vocavit nomen filii sui, Benoni, id est, filius doloris mei
37-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus ut lenirent dolorem patris
42-38 Deducetis canos meos cum dolore ad inferos
44-31 Et deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos
49- 3 Ruben... tu... principium doloris mei
Exod. 3- 8 Et sciens dolorem ejus, descendi
15-14 Dolores obtinuerunt habitatores Philisthiim
Deut. 2-25 Ut..et..contremiscant,et in dolore teneantur
19- 6 Ne forsitan proximus ejus... dolore stimulatus, persequatur, et apprehendat eum
1 Reg. 1-16 Quia ex multitudine doloris... locuta sum
4-19 Irruerant enim in eam dolores subiti
1 Par. 4- 9 Vocavit nomen illius, Jabes, dicens : Quia peperi eum in dolore
2 Par. 16-12 Ægrotavit etiam Asa... dolore pedum
Job. 2-13 Videbant enim dolorem esse vehementem
4- 8 Qui... et seminant dolores, et metunt eos
5- 6 Et de humo non oritur dolor
6- 3 Unde et verba mea dolore sunt plena
-10 Ut affligens me dolore, non parcat
7- 4 Et replebor doloribus usque ad tenebras
9-27 Commuto faciem meam,et dolore torqueor.
10-20 Dimitte ergo me, ut plangam paululum dolorem meum
15-35 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
16- 7 Si locutus fuero, non quiescet dolor meus
- 8 Nunc autem oppressit me dolor meus
20-10 Et manus illius reddent ei dolorem suum
-22 Et omnis dolor irruet super eum
21-17 Et dolores dividet furoris sui ?
-19 Deus servabit filiis illius dolorem patris
30-17 Nocte os meum perforatur doloribus
33-19 Increpat quoque per dolorem in lectulo
Psal. 7-15 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem.
-17 Convertetur dolor ejus in caput ejus
H. 10- 7 Sub lingua ejus labor et dolor
-14 Quoniam tu laborem et dolorem consideras
12- 2 Quandiu ponam... dolorem in corde meo
17- 5 Circumdederunt me dolores mortis
- 6 Dolores inferni circumdederunt me
30-11 Quoniam defecit in dolore vita mea
37-18 Et dolor meus in conspectu meo semper
38- 3 Silui a bonis : et dolor meus renovatus est
40- 4 Do. opem ferat illi super lectum doloris ejus
47- 7 Ibi dolores ut parturientis
68-27 Et super dolorem vulnerum meorum addiderunt
89-10 Et amplius eorum, labor et dolor
93-19 Secundum multitudinem dolorum meorum
106-39 Vexati sunt a tribulatione malorum et dolore
114- 3 Circumdederunt me dolores mortis
- 4 Tribulationem et dolorem inveni
126- 2 Surgite... qui manducatis panem doloris
Prov. 10-10 Qui annuit oculo, dabit dolorem
14-13 Risus dolore miscebitur
17-25 Filius stultus:et dolor matris quæ genuit eum
19-13 Dolor patris, filius stultus
31- 7 Bibant... et doloris sui non recordentur
Eccle. 2-23 Cuncti dies ejus doloribus... pleni sunt
Sap. 10- 9 Sapientia a. hos...a doloribus liberavit
19-15 Sævissimis afflixerunt doloribus
Eccli. 2- 4 Accipe : et in dolore sustine
3-29 Cor nequam gravabitur in doloribus
14-15 Nonne aliis relinques dolores et labores tuos
26- 8 Dolor cordis et luctus, mulier zelotypa
27-32 Dolor aut consumet illos antequam moriantur
30-12 Et non credat tibi ; et erit tibi dolor animæ
31-22 Non laborabis ab illo,et non senties dolorem
38- 7 In his curans mitigabit dolorem
Isai. 13- 8 Et conteretur.Torsiones et dolores tenebunt
21- 3 Propterea repleti sunt lumbi mei dolore
26-17 Ad partum,dolens clamat in doloribus suis
35-10 Lætitiam obtinebunt, et fugiet dolor et gemitus
50-11 Factum est hoc vobis, in doloribus dormietis
51-11 Lætitiam tenebunt, fugiet dolor et gemitus
53- 3 Virum dolorum, et scientem infirmitatem
- 4 Ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit
65-14 Et vos clamabitis præ dolore cordis,
Jerem. 6-24 Apprehendit nos, dolores ut parturientem
8-18 Dolor meus super dolorem,in me cor meum mœrens
13-21 Numquid non dolores apprehendent te
15-18 Quare factus est dolor meus perpetuus
20-18 Quare de vulva egressus sum, ut viderem laborem et dolorem... ?
22-23 Quomodo congemuisti, cum venissent tibi dolores, quasi dolores parturientis ?
30-15 Insanabilis est dolor tuus
Jerem. 31-13 Consolabor eos, et lætificabo a dolore suo.
45- 3 Quoniam addidit Dominus dolorem dolori
49-24 Angustia et dolores tenuerunt eam
50-43 Apprehendit eum,dolor quasi parturientem
51- 8 Tollite resinam ad dolorem ejus
Thren. 1-12 Et videte si est dolor sicut dolor meus
-18 Universi populi, et videte dolorem meum
Baruc. 2-25 Et mortui sunt in doloribus pessimis
*Ezech.*23-33 Ebrietate, et dolore repleberis
28-24 Et spina dolorem inferens undique per circuitum eorum
Dan. 13-10 Nec indicaverunt sibi vicissim dolorem s.
Osee. 13-13 Dolores parturientis venient ei
Mich. 4- 9 Quia comprehendit te dolor sicut parturientem ?
2 Mac. 3-16 Et color immutatus, declarabat internum animi dolorem
-17 Per quem manifestus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatur
6-30 Duros corporis sustineo dolores
7-36 Nam fratres mei, modico nunc dolore sustentato
9- 5 Apprehendit eum dolor dirus viscerum
- 9 Ac viventis in doloribus carnes ejus effluerent
-11 Per momenta singula doloribus suis augmenta capientibus
-18 Sed non cessantibus doloribus
*Matth.*24- 8 Hæc autem omnia initia sunt dolorum
Marc. 13- 8 Per loca, et fames. Initium dolorum hæc
Act. 2-24 Deus suscitavit, solutis doloribus inferni
Rom. 9- 2 Est, et continuus dolor cordi meo
1Thes. 5- 3 Superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti
1 Tim. 6-10 Erraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus multis
Apoc. 16-10 Commanducaverunt linguas suas præ dolore
-11 Blasphemaverunt Deum cœli præ doloribus
21- 4 Neque clamor, neque dolor erit ultra

DOLOSE.

Psal. 5-11 Linguis suis dolose agebant, judica illos
13- 3 Linguis suis dolose agebant, venenum aspidum sub labiis eorum
35- 3 Quoniam dolose egit in conspectu ejus
Rom. 3-13 Linguis suis dolose agebant : Venenum aspidum sub labiis eorum

DOLOSITAS.

Eccli. 37- 3 Unde creata es cooperire aridam malitia, et dolositate illius ?

DOLOSUS, A, UM.

Psal. 5- 7 Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus
11- 3 Labia dolosa,in corde et corde locuti sunt
- 4 Disperdat Dominus universa labia dolosa
16- 1 Percipe oration. meam, non in labiis dolosis
30-19 Muta fiant labia dolosa
42- 1 Ab homine iniquo et doloso erue me
51- 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis, lingua dolosa
54-24 Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos
108- 2 Et os dolosi super me apertum est
- 3 Locuti sunt adversum me lingua dolosa
119- 2 A labiis iniquis, et a lingua dolosa
- 3 Quid apponatur tibi ad linguam dolosam ?
Prov. 11- 1 Statera dolosa, abominatio est apud Dom.
13-13 Animæ dolosæ errant in peccatis
14- 5 Profert autem mendacium dolosus testis
-15 Filio doloso nihil erit boni
20-23 Statera dolosa non est bona
Eccli. 11-31 Multæ enim sunt insidiæ dolosi
-34 Et ab uno doloso augetur sanguis
22-27 Et mysterii revelatione, et plaga dolosa
27-28 Et plaga dolosa, dolosi dividet vulnera
Osee. 7-16 Facti sunt quasi arcus dolosus
12- 7 Chanaan, in manu ejus statera dolosa
Amos. 8- 5 Et supponamus stateras dolosas,
Mich. 6-11 Numquid justificabo stateram impiam, et saccelli pondera dolosa?
Soph. 3-13 Non invenietur in ore eorum lingua dolosa
Malac. 1-14 Maledictus dolosus, qui habet in grege suo masculum

DOLUS.

Gen. 34-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ejus in dolo
2 Reg. 3-27 Adduxit eum Joab... ut loqueretur ei in dolo
Job. 13- 7 Numquid Deus indiget vestro mendacio, ut pro illo loquamini dolos ?
15-35 Peperit iniquitatem, et uterus ejus præparat dolos
31- 5 Et festinavit in dolo pes meus

Ps. H. 10- 7 Os plenum est, et amaritudine, et dolo
14- 3 Qui non egit dolum in lingua sua
23- 4 Nec juravit in dolo proximo suo
31- 2 Beatus vir,cui non imputavit Dominus peccatum, nec est in spiritu ejus dolus
33-14 Et labia tua ne loquantur dolum
34-20 Et in iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant
35- 4 Verba oris ejus iniquitas, et dolus
37-13 Et dolos tota die meditabantur
49-19 Et lingua tua concinnabat dolos
51- 4 Sicut novacula acuta fecisti dolum
54-12 Non defecit de plateis ejus usura, et dolus
72-18 Verumtamen propter dolos posuisti eis
104-25 Ut odirent populum ejus, et dolum facerent in servos ejus
Prov. 12-20 Dolus in corde cogitantium mala
26-24 Labiis suis intelligitur inimicus, cum in corde tractaverit dolos
Eccli. 1-40 Et cor tuum plenum est dolo et fallacia
10- 8 Propter...et contumelias, et diversos dolos
15- 7 Longe enim abest a superbia et dolo
19-23 Et interiora ejus plena sunt dolo
Isai. 53- 9 Eo quod iniquitatem non fecerit, neque dolus fuerit in ore ejus
Jerem. 5-27 Sicut decipula plena avibus, sic domus eorum plenæ dolo
6-13 Et a propheta usque ad sacerdotem cuncti faciunt dolum
9- 6 Habitatio tua in medio doli : in dolo renuerunt scire me, dicit Dominus
- 8 Vulnerans lingua eorum, dolum locuta est
Dan. 8-25 Et dirigetur dolus in manu ejus
11-23 Et post amicitias, cum eo faciet dolum
14-17 Et non est apud te dolus quisquam
Osee. 11-12 Circumdedit me... et in dolo domus Israel
Soph. 1- 9 Qui complet domum Domini Dei sui iniquitate et dolo
1 Mac. 1-31 Et locutus est ad eos verba pacifica in dolo
7-10 Et locuti sunt... verbis pacificis in dolo
-27 Et ad fratres ejus verbis pacificis cum dolo
-30 Quoniam cum dolo venerat ad eum
8-28 Et custodient mandata eorum absque dolo
11- 1 Quærebat obtinere regnum Alexandri dolo
13-17 Quia cum dolo loqueretur secum
-31 Tryphon autem cum iter faceret cum Antiocho rege adolescente, dolo occidit eum
16-13 Et cogitabat dolum adversus Simonem
-15 Et suscepit eos filius Abobi... cum dolo
Matth. 26- 4 Et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent
Marc. 7-22 Dolus, impudicitiæ, oculus malus
14- 1 Quomodo eum dolo tenerent, et occiderent
Luc. 20-23 Considerans autem dolum illorum, dixit
Joan. 1-47 Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est
Act. 13-10 Dixit : O plene omni dolo, et omni fallacia
Rom. 1-29 Plenos invidia, homicidio, contentione, dolo
2 Cor. 12-16 Sed cum essem astutus, dolo vos cepi
1 Thes. 2- 3 Neque de immunditia, neque in dolo
1 Petr. 2- 1 Deponentes igitur... omnem dolum
- 2 Rationabile, sine dolo lac concupiscite
-22 Nec inventus est dolus in ore ejus
3-10 Et labia ejus ne loquantur dolum

DOMA.

2 Reg. 5- 8 Qui... et tetigisset domatum fistulas
2 Esdr. 8-16 Unusquisque in domate suo, et in atriis suis
Prov. 21- 9 Melius est sedere in angulo domatis
25-24 Melius est sedere in angulo domatis
Jerem. 19-13 Domus, in quarum domatibus sacrificaverunt
32-29 Comburent eam, et domos, in quarum domatibus sacrificabant Baal

DOMESTICUS, A, UM.

2 Reg. 16- 2 Asini, domesticis regis ut sedeant
Prov. 31-15 Et de nocte surrexit, deditque prædam domesticis suis
-21 Omnes enim domestici ejus vestiti sunt
Eccli. 4-35 Evertens domesticos tuos, et opprimens subjectos tibi
6-11 Et in domesticis tuis fiducialiter aget
30- 2 In medio domesticorum in illo gloriabitur
32-26 A filiis tuis cave, et a domesticis tuis attende
Isai. 3- 6 Apprehendet e. vir...domesticum patris sui
Mich. 7- 6 Et inimici hominis domestici ejus
Matth. 10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos ejus?
-36 Et inimici hominis, domestici ejus
Act. 10- 7 Vocavit duos domesticos suos, et militem
Rom. 16- 5 Et domesticam Ecclesiam eorum (*salutate*).
1 Cor. 16-19 Salutant vos... Aquila et Priscilla, cum domestica sua Ecclesia
Galat. 6-10 Maxime autem ad domesticos fidei
Ephes. 2-19 Sed estis cives sanctorum, et domestici Dei
1 Tim. 5- 8 Et maxime domesticorum curam non habet

DOMICILIUM.

Psal. 101- 7 Factus sum sicut nycticorax in domicilio
Eccli. 29-29 Epulæ splendidæ in peregre sine domicilio
2 Mac. 8-33 Cum in quoddam domicilium refugisset
Marc. 5- 3 Qui domicilium habebat in monumentis
Judæ. - 6 Sed dereliquerunt suum domicilium

DOMINA.

Gen. 16- 4 Concepisse se videns, despexit dominam
- 8 A facie Saraï dominæ meæ ego fugio
- 9 Dixitque ei Angelus Domini : Revertere ad dominam tuam
39- 7 Injecit domina sua oculos suos in Joseph
4 Reg. 5- 3 Quæ ait ad dominam suam : Utinam fuisset dominus meus
Esth. 15- 7 Altera a. famularum sequebatur dominam
Psal. 122- 2 Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ
Prov. 30-23 Per ancillam cum fuerit hæres dominæ suæ
Isai. 24- 2 Sic dominus ej. : sicut ancilla, sic domina ej.
47- 5 Quia non vocaberis ultra domina regnorum
- 7 Et dixisti : In sempiternum ero domina
Jerem. 29- 2 Egressus est Jechonias rex, et domina
Thren. 1- 1 Facta est quasi vidua domina Gentium
2 Joan. - 1 Senior Electæ dominæ, et natis ejus quos ego diligo
- 5 Nunc rogo te, domina, non tanquam mandatum

DOMINATIO.

Psal. 102-22 In omni loco dominationis ejus, benedic, anima mea, Domino
144-13 Et dominatio tua in omni generatione
Dan. 11- 5 Multa enim dominatio ejus
1 Mac. 8-24 Sociis eorum in omni dominatione eorum
2 Petr. 2-10 Dominationemque contemnunt, audaces
Judæ. - 8 Dominationem autem spernunt, majestatem autem blasphemant

DOMINATIO.
Pro choro Angelorum.

Ephes 1-21 Supra omnem..Virtutem, et Dominationem
Colos. 1-16 Sive Throni, sive Dominationes, sive Principatus

DOMINATOR.

Exod. 34- 6 Dominator Domine Deus, misericors
2 Reg. 23- 3 Locutus est fortis Israel, Dominator hominum, justus dominator in timore Dei
Sap. 12-18 Tu autem dominator virtutis, cum tranquillitate judicas
13- 3 Sciant quanto his dominator eorum speciosior est
Eccli. 15-10 Abundabit, et dominator dabit eam illi
23- 1 Domine pater, et dominator vitæ meæ
Isai. 3- 1 Ecce enim dominator Dominus exercituum
10-16 Propter hoc mittet dominator Dominus
-33 Ecce dominator Dominus exercituum
16- 1 Emitte Agnum, Domine, dominatorem terræ
51-22 Hæc dicit dominator tuus Dominus
52- 5 Dominatores ejus inique agunt, dicit Dom.
Jerem. 51-46 Et dominator super dominatorem
Dan. 5-23 Adversum Dominatorem cœli elevatus es
Amos. 5-16 Dicit Dominus Deus exercituum dominator
Mich. 5- 2 Ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israel
Zach. 4-14 Qui assistunt Dominatori universæ terræ
6- 5 Ut stent coram Dominatore omnis terræ
Malac. 3- 1 Et statim veniet ad templum suum Dominator, quem vos quæritis
2 Mac. 14-46 Invocans Dominatorem vitæ ac spiritus
15-23 Nunc, Dominator cœlorum, mitte Angelum
Judæ. - 4 Solum Dominatorem... Christum negantes

DOMINATRIX.

Eccli. 37-21 Et dominatrix illorum est assidua lingua
Jerem. 13-18 Dic regi, et dominatrici : Humiliamini

DOMINICUS, A, UM.

Levit. 3-14 Tollentque ex ea in pastum ignis Dominici
Jerem. 23-19 Ecce turbo Dominicæ indignationis egredietur
1 Cor. 11-20 Jam non est Dominicam cœnam manducare
Apoc. 1-10 Fui in spiritu in Dominica die et audivi

DOMINIUM.

Tobiæ. 8-24 Ut pars dimidia... Tobiæ dominio deveniret
1 Mac. 11- 8 Rex autem Ptolemæus obtinuit dominium

DOMINOR.

Gen. 1-28 Dominamini piscibus maris, et volatilibus
3-16 Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui
Gen. 4- 7 Sed sub te erit appetitus ejus, et tu dominaberis illius
45-26 Et ipse dominatur in omni terra Ægypti
Num. 16-13 Nisi et dominatus fueris nostri?
24-19 De Jacob erit qui dominetur, et perdat reliquias civitatis
Deut. 10-17 Ipse est... et dominus dominantium
15- 6 Dominaberis nationibus plurimis, et tui nemo dominabitur
Josue. 12- 2 Seon rex... Dominatus est ab Aroër
- 4 Et dominatus est in monte Hermon
Judic. 8-22 Dominare nostri tu, et filius tuus
-23 Quibus ille ait : Non dominabor vestri, nec dominabitur in vos filius meus, sed dominabitur vobis Dominus
9- 2 Ut dominentur vestri septuaginta viri, omnes filii Jerobaal, an ut dominetur vobis unus vir?
14- 4 Eo enim tempore Philisthiim dominabantur Israëli
1 Reg. 9-17 Ecce vir... iste dominabitur populo meo
2 Reg. 8- 3 Quando profectus est ut dominaretur super flumen Euphraten
1 Par. 29-12 Tu dominaris omnium, in manu tua virtus
2 Par. 20- 6 Et dominaris cunctis regnis Gentium
1 Esdr. 4-20 Qui et dominati sunt omni regioni, quæ trans fluvium est
2 Esdr. 9-37 Et corporibus nostris dominantur
Tobiæ. 4-14 Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittas
Ps. H. 10- 5 Omnium inimicorum suorum dominabitur
-10 Et cadet cum dominatus fuerit pauperum
18-14 Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero
21-29 Quoniam Domini est regnum : et ipse dominabitur Gentium
48-15 Et dominabuntur eorum justi in matutino
58-14 Et scient quia Deus dominabitur Jacob
65- 7 Qui dominatur in virtute sua in æternum
71- 8 Et dominabitur a mari usque ad mare
88-10 Tu dominaris potestati maris
102-19 Et regnum ipsius omnibus dominabitur
105-41 Et dominati sunt eorum qui oderunt eos
109- 2 Dominare in medio inimicorum tuorum
118-133 Et non dominetur mei omnis injustitia
Prov. 12-24 Manus fortium dominabitur
16-32 Melior est... qui dominatur animo suo, expugnatore urbium
19-10 Nec (*decet*) servum dominari principibus
Eccle. 2-19 Et dominabitur in laboribus meis
8- 9 Interdum dominatur homo homini in malum suum
Sap. 3- 8 Judicabunt nationes, et dominabuntur populis
9- 2 Ut dominaretur creaturæ, quæ a te facta est
17- 2 Persuasum habent iniqui posse dominari
Eccli. 1- 8 Sedens super thronum illius et dominans Deus
17- 4 Et dominatus est bestiarum et volatilium
44- 3 Dominantes in potestatibus suis, homines
Isai. 3- 4 Et effœminati dominabuntur eis
-12 Et mulieres dominatæ sunt eis
14- 5 Contrivit Dominus... virgam dominantium
19- 4 Rex fortis dominabitur eorum, ait Dominus
28-14 Qui dominamini super populum meum
40-10 Deus..veniet, et brachium ejus dominabitur
54- 5 Quia dominabitur tui, qui fecit te
63-19 Cum non dominareris nostri, neque invocaretur nomen tuum super nos
Jerem. 30- 8 Et non dominabuntur ei amplius alieni
31-32 Ego dominatus sum eorum, dicit Dominus
34- 9 Et nequaquam dominarentur eis
-10 Et ultra non dominarentur eis
50-21 Super terram dominantium ascende
Thren. 5- 8 Servi dominati sunt nostri : non fuit qui redimeret de manu eorum
Baruc. 2-34 Et dominabuntur eis : et multiplicabo eos
3-16 Ubi sunt... qui dominantur super bestias
Ezech. 19-11 Virgæ solidæ in sceptra dominantium
-14 Non fuit in ea virga fortis, sceptrum dominantium
Dan. 4-14 Quon. dominatur Excelsus in regno hom.
-22 Donec scias quod dominetur Excelsus
-29 Donec scias quod dominetur Excelsus
11- 3 Rex fortis, et dominabitur potestate multa
- 4 Neque secundum potentiam illius, qua dominatus est
- 5 Prævalebit super eum, et dominabitur ditione
-43 Dominabitur thesaurorum auri et argenti
Joel. 2-17 Ut dominentur eis nationes
Zach. 6-13 Et sedebit, et dominabitur super solio suo
1 Mac. 6-63 Et invenit Philippum dominantem civitati
7- 8 Qui dominabatur trans flumen magnum
8-16 Per singulos annos dominari universæ terræ

1 *Mac.* 14- 7 Et dominatus est Gazaræ, et Bethsuræ
15-29 Dominati estis per loca multa in regno meo
-30 In quibus dominati estis extra fines Judææ
Matth. 20-25 Quia principes Gentium dominantur eorum
Marc. 10-42 Qui videntur principari Gentibus, dominantur eis
Luc. 22-25 Reges Gentium dominantur eorum
Act. 19-16 Et dominatus amborum, invaluit contra eos
Rom. 6- 9 Mors illi ultra non dominabitur
-14 Peccatum enim vobis non dominabitur
7- 1 Quia lex in homine dominatur, quanto tempore vivit ?
14- 9 Ut et mortuorum et vivorum dominetur
2 *Cor.* 1-23 Non quia dominamur fidei vestræ
1 *Tim.* 2-12 Docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virum
6-15 Solus potens, Rex regum, et Dominus dominantium
1 *Petr.* 5- 3 Neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo
Apoc. 19-16 Rex regum, et Dominus dominantium

DOMINUS, *pro Deo.*

Gen. 2- 4 In die quo fecit Dominus Deus cœlum et terram

Deinceps consulto omittitur, quia sæpius repetitur, nec est qui per hanc vocem aliquam Scripturæ sententiam requirat.

DOMINUS. *Attributum Angelo.*

Judic. 6-13 Obsecro, mi domine, si Dominus nobiscum est
-15 Obsecro, mi domine, in quo liberabo Israël?
Dan. 10-16 Domine mi, in visione tua dissolutæ sunt compages meæ
-17 Et quomodo poterit servus domini mei
-19 Loquere, domine mi, quia confortasti me
12- 8 Et dixi : Domine mi, quid erit post hæc ?
14-34 Et dixit Habacuc : Domine, Babylonem non vidi, et lacum nescio
Zach. 1- 9 Et dixi : Quid sunt isti, domine mi ?
4- 4 Dicens : Quid sunt hæc, domine mi ?
- 5 Numquid nescis quid sunt hæc? et dixi : Non, domine mi
-13 Numquid nescis quid sunt hæc ? et dixi : Non, domine mi
6- 4 Et dixi...: Quid sunt hæc, domine mi ?

DOMINUS. *Attributum hominibus.*

Gen. 18-12 Postquam... dominus meus vetulus est
23- 6 Audi nos, domine, princeps Dei es apud nos
-11 Nequaquam ita fiat, domine mi
-15 Domine mi, audi me : Terra, quam postulas
24- 9 Posuit ergo servus manum sub femore Abraham domini sui
-10 Tulitq. decem camelos de grege domini sui
-12 Domine Deus domini mei Abraham, occurre
Et fac misericordiam cum domino meo Abraham
-14 Et per hoc intelligam quod feceris misericordiam cum domino meo
-18 Quæ respondit : Bibe, domine mi
-27 Benedictus D. Deus domini mei Abraham, qui non abstulit misericordiam et veritatem suam a domino meo, et recto itinere me perduxit in domum fratris domini mei
-35 Et Dominus benedixit domino meo valde
-36 Et peperit Sara uxor domini mei filium domino meo in senectute sua
-37 Et adjuravit me dominus meus, dicens
-39 Ego vero respondi domino meo : Quid si noluerit venire mecum mulier ?
-42 Et dixi : Domine Deus domini mei Abraham
-44 Ipsa est mulier quam præparavit Dominus filio domini mei
-48 Benedicens Domino Deo domini mei Abrah.
Ut sumerem filiam fratris domini mei filio ejus
-49 Si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo
-51 Proficiscere, et sit uxor filii domini tui
-54 Dimittite me, ut vadam ad dominum meum
-56 Dimittite me ut pergam ad dominum meum
-61 Qui festinus revertebatur ad dominum suum
-65 Dixitque ei : Ipse est dominus meus
27-29 Esto dominus fratrum tuor.. et incurventur
-37 Respondit Isaac : Dominum tuum illum constitui
32- 4 Dicens : Sic loquimini domino meo Esaü
- 5 Mittoque nunc legationem ad dominum m.
-18 Munera misit domino meo Esaü
33- 8 Ut invenirem gratiam coram domino meo
-13 Dixitque Jacob : Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros
-14 Præcedat Dominus meus ante servum suum
Gen. 33-14 Donec veniam ad dominum meum in Seïr
-15 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo, domine mi
39- 2 Habitavitque in domo domini sui
- 4 Invenitq. Joseph gratiam coram domino s.
- 8 Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis
-19 His auditis dominus, et nimium credulus
40- 1 Accidit ut peccarent duo eunuchi...domino suo
42-10 Non est ita, domine, sed servi tui venerunt
-30 Locutus est nobis dominus terræ dure
43-20 Locuti sunt : Oramus, domine, ut audias nos.
44- 5 Ipse est in quo bibit dominus meus
- 7 Qui responderunt : Quare sic loquitur dominus noster
- 8 Quomodo consequens est ut furati simus de domo domini tui aurum
- 9 Moriatur, et nos erimus servi domini nostri
-16 Quid respondebimus, inquit, domino meo ?
En omnes servi sumus domini mei
-18 Oro, domine mi, loquatur servus tuus
-19 (*Tu es e. post Pharaonem*) dominus meus
-20 Et nos respondimus tibi domino meo : Est nobis pater senex
-22 Suggessimus domino meo : Non potest puer
-24 Narravimus ei omnia quæ locutus est dominus meus
-33 Manebo itaque servus tuus pro puero in ministerio domini mei
45- 8 Fecit me quasi patrem Pharaonis, et dominum universæ domus ejus
- 9 Deus fecit me dominum universæ terræ Ægypti
47-18 Non celabimus dominum nostrum
-25 Respiciat nos tantum dominus noster
Exod. 21- 4 Sin autem dominus dederit illi uxorem
Mulier et liberi ejus erunt domini sui
- 5 Diligo dominum meum et uxorem ac liberos
- 6 Offeret eum dominus diis, et applicabitur ad ostium et postes
- 8 Si displicuerit oculis domini sui
-28 Dominus quoque bovis innocens erit
-29 Et contestati sunt dominum ejus
Et bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident
-32 Triginta siclos argenti domino dabit
-34 Reddet dominus cisternæ pretium jumentorum
-36 Et non custodivit eum dominus suus
22- 8 Si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos
-11 Suscipietque dominus juramentum
-12 Si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino
-14 Domino non præsente, reddere compelletur
-15 Quod si impræsentiarum dominus fuerit
32-22 Cui ille respondit : Ne indignetur dominus
Levit. 6- 5 Quintam insuper partem domino, cui damnum intulerat
25-28 In ipso e. omnis venditio redibit ad dominum
-31 In jubilæo revertetur ad dominum
-33 In jubilæo revertentur ad dominos
27-24 In jubilæo autem revertetur ad priorem dominum
Num. 11-28 Ait : Domine mi Moyses, prohibe eos
12-11 Obsecro, domine mi, ne imponas nobis hoc peccatum
32-25 Servi tui sumus, faciemus quod jubet dominus noster
-31 Sicut locutus est dominus servis suis, ita faciemus
36- 2 Tibi domino nostro, præcepit Dominus
Deut. 23-15 Non trades servum domino suo, qui ad te confugerit
Judic. 3-25 Aperientes invenerunt dominum suum in terra jacentem mortuum
19-11 Dixitque puer ad dominum suum : Veni
-22 Fores pulsare cœperunt clamantes ad dominum domus
Ruth. 2- 3 Ager ille haberet dominum nomine Booz
-13 Inveni gratiam apud oculos tuos, domine mi
1 *Reg.* 1-15 Respondens Anna, Nequaquam, inquit, domine mi
-26 Et ait Anna : Obsecro, mi domine
Vivit anima tua, domine: ego sum illa mulier
16-16 Jubeat dominus noster, et servi tui qui coram te sunt
20-38 Collegit... sagittas, et attulit ad dominum
22-12 Qui respondit : Præsto sum, domine
24- 7 Ne faciam hanc rem domino meo, Christo
- 9 Clamavit post tergum Saül, dicens : Domine mi rex
-11 Non extendam manum meam in dominum meum
25-10 Increverunt servi qui fugiunt dominos suos.
1 *Reg* 25-14 Misit nuntios de deserto, ut benedicerent domino nostro
-24 In me sit, domine mi, hæc iniquitas
-25 Ne ponat, oro, dominus meus rex cor suum
Non vidi pueros tuos, domine mi, quos misisti
-26 Nunc ergo, domine mi, vivit Dominus
Inimici tui, et qui quærunt domino meo malum
-27 Quam attulit ancilla tua tibi domino meo
Da pueris tuis qui sequuntur te dominum meum
-28 Faciet Dominus tibi domino meo domum fidelem
Quia prælia Domini, domine mi, tu præliaris
-29 Quærens animam tuam, erit anima domini mei custodita
-30 Cum ergo fecerit Dominus tibi domino meo omnia
-31 In scrupulum cordis domino meo
Et cum benefecerit Dominus domino meo
-41 Ut lavet pedes servorum domini mei
26-15 Quare ergo non custodisti dominum tuum regem ?
Ut interficeret regem, dominum tuum
-16 Non custodistis dominum vestrum, Christum Domini
-17 Et ait David : Vox mea, domine mi rex
-18 Quam ob causam dominus meus persequitur servum suum ?
-19 Audi, oro, domine mi rex, verba servi tui
29- 4 Quomodo enim aliter poterit placare dominum suum
- 8 Pugnem contra inimicos domini mei regis?
-10 Igitur consurge mane tu, et servi domini tui
30-13 Dereliquit autem me dominus meus
-15 Non tradas me in manus domini mei
2 *Reg.* 1-10 Et attuli ad te dominum meum huc
2- 5 Fecistis misericordiam hanc cum domino vestro Saül
-7 Licet en. mortuus sit dominus vester Saül
3-21 Surgam, ut congregem ad te dominum regem
4- 8 Dedit Dominus domino meo regi ultionem
9- 9 Universam domum ejus dedi filio domini tui
-10 Inferes filio domini tui cibos ut alatur
Miphiboseth a. filius domini tui comedet
-11 Sicut jussisti, domine mi rex, servo tuo, sic faciet
10- 3 Dixerunt principes... ad Hanon dominum suum
11- 9 Dormivit a. Urias.. cum aliis servis domini s.
-11 Et dominus meus Joab, et servi domini mei super faciem terræ manent
-13 Dormivit in strato suo cum servis domini sui
12- 8 Et dedi tibi domum domini tui, et uxores domini tui in sinu tuo
13-32 Dixit : Ne æstimet dominus meus rex
-33 Nunc ergo ne ponat dominus meus rex super cor suum
14- 9 In me, domine mi rex, sit iniquitas
-12 Dixit ergo mulier : Loquatur ancilla tua ad dominum meum
-15 Nunc igitur veni, ut loquar ad dominum
-17 Ut fiat verbum domini mei regis sicut sacrificium
Sicut e. Angelus Dei, sic est dominus meus
-18 Dixitque ei mulier : Loquere, domine mi rex
-19 Per salutem animæ tuæ, domine mi rex
His quæ locutus est dominus meus rex
-20 Tu autem, domine mi rex, sapiens es
-22 Inveni gratiam in oculis tuis, domine mi rex
15-15 Omnia quæcumque præceperit dominus noster rex
-21 Vivit Dominus, et vivit dominus meus rex
In quocumque loco fueris, domine mi rex
16- 3 Et ait rex : Ubi est filius domini tui ?
- 4 Oro ut inveniam gratiam coram te, domine mi rex
- 9 Quare maledicit canis hic mortuus domino
18-28 Levaverunt manus suas contra dominum meum regem
-31 Bonum apporto nuntium, domine mi rex
-32 Fiant, inquit, sicut puer, inimici domini mei
19-19 Ne reputes mihi, domine mi, iniquitatem
Egressus es, domine mi rex, de Jerusalem
-20 Descendique in occursum domini mei regis
-26 Et respondens ait : Domine mi rex, servus
-27 Accusavit me servum tuum ad te dominum meum regem
Tu a., domine mi rex, sicut Angelus Dei es
-28 Nisi morti obnoxia domino meo regi
-30 Reversus est dominus meus rex pacifice in domum suam

2 *Reg.* 19-35 Quare servus tuus sit oneri domino meo regi
-37 Chamaam, ipse vadat tecum, domine mi rex
20- 6 Tolle igitur servos domini tui, et persequere
24- 3 Iterumque centuplicet in conspectu domini mei regis
Quid sibi dominus meus rex vult in re hujuscemodi?
-21 Quid causæ est ut veniat dominus meus rex
-22 Accipiat, et offerat dominus meus rex
3 *Reg.* 1- 2 Quæramus domino nostro regi adolescentulam
Et calefaciat dominum nostrum regem
-11 Et dominus noster David hoc ignorat?
-13 Nonne tu, domine mi rex, jurasti mihi
-17 Domine mi, tu jurasti per Dominum Deum
-18 Adonias regnat, te, domine mi rex, ignorante
-20 Verumtamen, domine mi rex, in te oculi respiciunt totius Israël
Quis sedere debeat in solio tuo, domine mi
-21 Eritque cum dormierit dominus meus rex
-24 Dixit Nathan : Domine mi rex, tu dixisti
-27 Numquid a domino meo rege exivit hoc verbum
Quis sessurus esset super thronum domini mei regis
-31 Vivat dominus meus David in æternum
-33 Tollite vobiscum servos domini vestri
-36 Sic loquatur Dominus Deus domini mei regis
-37 Quomodo fuit Dom. cum domino meo rege
Sublimius faciat solium ejus a solio domini mei regis David
-43 Dom. e. noster rex David regem constituit
-47 Ingressi servi regis benedixerunt domino
2-38 Sicut locutus est dominus meus rex, sic faciet servus
3-17 Quarum una ait : Obsecro, mi domine
-26 Obsecro, domine, date illi infantem vivum
11-23 Fugerat Adarezer regem Soba dominum
12-27 Ad dominum suum Roboam regem Juda
16-24 Nomine Semer domini montis, Samariam
18- 7 Et ait : Num tu es, domine mi, Elias?
- 8 Vade, et dic domino tuo : Adest Elias
-10 Quo non miserit dominus meus te requirens
-13 Numquid non indicatum est tibi domino meo
-14 Et dic domino tuo : Adest Elias : ut interficiat me?
20- 4 Domine mi rex, tuus sum ego et omnia mea
- 9 Dicite domino meo regi : Omnia propter quæ misisti
22-17 Et ait Dominus : Non habent isti dominum
4 *Reg.* 2- 3 Hodie Dominus tollet dominum tuum a te?
- 5 Dominus hodie tollet dominum tuum a te?
-16 Qui possunt ire, et quærere dominum tuum
-19 Optima est, sicut tu ipse, domine, perspicis
4-16 Noli quæso, domine mi, vir Dei, noli mentiri ancillæ tuæ
-28 Numquid petivi filium a domino meo?
5- 1 Erat vir magnus apud dominum suum
- 3 Utinam fuisset dominus meus ad Prophetam
- 4 Ingressus est itaque Naaman ad dominum
-18 Quando ingredietur dominus meus templum Remmon
-20 Pepercit dominus meus Naaman Syro isti
-22 Dominus meus misit me ad te, dicens
-25 Ipse a. ingressus, stetit coram domino suo
6- 5 Heu, heu, heu, domine mi, et hoc ipsum mutuo acceperam
-12 Nequaquam, domine mi rex, sed Eliseus
-15 Heu, heu, heu, domine mi, quid faciemus?
-22 Ut comedant et bibant, et vadant ad dominum suum
-23 Dimisit eos, abieruntque ad dominum suum
-26 Dicens : Salva me, domine mi rex
-32 Ecce enim sonitus pedum domini ejus post eum est
8- 5 Domine mi rex, hæc est mulier, et hic est filius ejus
-12 Cui Hazaël ait : Quare dominus meus flet?
-14 Cum recessisset ab Eliseo, venit ad dominum
9- 7 Et percuties domum Achab domini tui
-11 Jehu a. egressus est ad servos domini sui
-31 Zambri, qui interfecit dominum suum?
10- 2 Habetis filios domini vestri, et currus
- 3 Qui vobis placuerit de filiis domini vestri
- 6 Tollite capita filiorum domini vestri
- 9 Si ego conjuravi contra dominum meum, et interfeci eum
18-23 Transite ad dominum meum regem Assyr.
-24 Ante unum satrapam de servis domini mei minimis?
-27 Dicens : Numquid ad dominum tuum
Et ad te misit me dominus meus

4 *Reg.* 19- 4 Quem misit rex Assyriorum dominus suus
- 6 Dixitq. eis Isaias : Hæc dicetis domino vestro
1 *Par.* 12-19 Revertetur ad dominum suum Saül
21- 3 Nonne, domine mi rex, omnes servi tui sunt?
Quare hoc quærit dominus meus
-23 Tolle, et faciat dominus meus rex quodcumque ei placet
2 *Par.* 2-14 Cum artificibus domini mei David
-15 Quæ pollicitus es, domine mi, mitte servis
18-16 Et dixit Dominus : Non habent isti dominos
30- 9 Habebunt misericordiam coram dominis
Tobiæ. 2-21 Ne forte furtivus sit, reddite eum dominis
6- 3 Clamavit voce magna, dicens : Domine, invadit me
Judith. 3- 6 Veni nobis pacificus dominus, et utere servitio nostro
5- 5 Si digneris audire, domine mi, dicam veritatem
-24 Nunc ergo, mi domine, perquire si est aliqua iniquitas
6- 4 Nabuchodonosor dominus sit universæ ter.
10-15 Reperisti consilium, ut descenderes ad dominum nostrum
12- 4 Dixit Judith : Vivit anima tua, domine meus
-12 Non vereatur bona puella introire ad dominum meum
-13 Quæ ego sum, ut contradicam domino meo?
-18 Dixit Judith : Bibam, domine, quoniam magnificata est anima mea
Esth. 15-16 Vidi te, domine, quasi Angelum Dei
-17 Valde enim mirabilis es, domine, et facies...
Job. 3-19 Parvus et magnus ibi sunt, et servus liber a domino suo
Psal. 104-21 Constituit eum dominum domus suæ
122- 2 Oculi servorum, in manibus dominorum
135- 3 Confitemini Domino dominorum
-26 Confitemini Domino dominorum
Prov. 27-18 Qui custos est domini sui, glorificabitur
Eccle. 5-12 Divitiæ conservatæ in malum domini sui
Eccli. 3- 8 Quasi dominis serviet his, qui se genuerunt
Isai. 1- 3 Cognovit bos... et asinus præsepe domini sui
19- 4 Ægyptum in manu dominorum crudelium
24- 2 Et sicut servus, sic dominus ejus
26-13 Domine Deus noster, possederunt nos domini absque te
36- 8 Trade te domino meo regi Assyriorum
-12 Misit me dominus meus, ut loquerer omnia
37- 4 Misit rex Assyriorum dominus suus ad blasphemandum
- 6 Hæc dicetis domino vestro : Hæc dicit Dominus
49- 7 Ad abominatam gentem, ad servum dominorum
Jerem. 22-18 Væ, domine, et væ, inclyte!
27- 4 Et præcipies eis ut ad dominos suos loquantur
Hæc dicetis ad dominos vestros
34- 5 Comburent te : et væ, domine, plangent te
38- 9 Domine mi rex, malefecerunt viri isti
Dan. 1-10 Timeo ego dominum meum regem
4-16 Domine mi, somnium his qui te oderunt
-21 Interpretatio... quæ pervenit super dominum
10-16 Domine mi, in visione tua dissolutæ sunt compages meæ
-17 Quomodo poterit servus domini mei loqui cum domino meo?
-19 Dixi : Loquere, domine mi, quia confortasti me
12- 8 Et dixi : Domine mi, quid erit post hæc?
14-34 Domine, Babylonem non vidi, et lacum nescio
Zach. 1- 9 Et dixi : Quid sunt isti, domine mi?
4- 4 Dicens : Quid sunt hæc, domine mi?
- 5 Et dixi : Non, domine mi
-13 Et dixi : Non, domine mi
6- 4 Quid sunt hæc, domine mi?
Malac. 1- 6 Filius honorat patrem, et servus dominum
1 *Mac.* 9-25 Bacchides... constituit eos dominos regionis
Matth. 6-24 Nemo potest duobus dominis servire
10-24 Non est... servus super dominum suum
-25 Sufficit... servo (*ut sit*) sicut dominus ejus
13-27 Domine, nonne bonum semen seminasti..?
15-27 Etiam, Domine : nam et catelli edunt de micis, quæ cadunt de mensa dominorum
18-25 Jussit eum dominus ejus venundari
18-27 Misertus a. dominus servi illius, dimisit eum
-31 Et narraverunt domino suo omnia quæ facta
-32 Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi
-34 Iratus dominus ejus tradidit eum tortoribus
20- 8 Dicit dominus vineæ procuratori suo
21-30 At ille respondens ait : Eo, domine, et non ivit
-40 Cum ergo venerit dominus vineæ, quid faciet

Matth. 24-45 Quem constituit dominus suus super familiam
-46 Beatus ille servus, quem cum venerit dominus
-48 Moram facit dominus meus venire
-50 Veniet dominus servi illius, in die qua non sperat
25-11 Dicentes : Domine, domine, aperi nobis
-18 Fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui
-19 Venit dominus servorum illorum, et posuit
-21 Super multa te constituam, intra in gaudium domini tui
-23 Ait illi dominus ejus : Euge, serve bone
-24 Ait : Domine, scio quia homo durus es
-26 Respondens autem dominus ejus, dixit ei
27-63 Domine, recordati sumus, quia seductor ille
Marc. 12- 9 Quid ergo faciet dominus vineæ? Veniet
13-35 Nescitis enim quando dominus domus veniat
14-14 Dicite domino domus, quia magister dicit
Luc. 12-36 Expectantibus dominum suum quando revertatur
-42 Quem constituit dominus supra familiam suam
-43 Beatus ille servus quem, cum venerit dominus, invenerit
-45 Moram facit dominus meus venire
-46 Veniet dominus servi illius, in die qua non sperat
-47 Qui cognovit voluntatem domini sui, et non præparavit
13-25 Domine, aperi nobis; et respondens dicet vobis
14-21 Reversus servus, nuntiavit hæc domino suo
-22 Et ait servus : Domine, factum est ut imperasti
-23 Et ait dominus servo : Exi in vias, et sepes
16- 3 Dominus meus aufert a me villicationem?
- 5 Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo : Quantum debes domino meo?
- 8 Et laudavit dominus villicum iniquitatis
-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
19-16 Domine, mna tua decem mnas acquisivit
-18 Dicens : Domine, mna tua fecit quinque mnas
-20 Domine, ecce mna tua, quam habui repositam
-25 Et dixerunt ei : Domine, habet decem mnas
-33 Dixerunt domini ejus ad illos : Quid solvitis pullum?
20-13 Dixit autem dominus vineæ : Quid faciam?
-15 Quid ergo faciet illis dominus vineæ?
Joan. 12-21 Dicentes : Domine, volumus Jesum videre
13-16 Amen dico vobis : Non est servus major domino suo
15-15 Quia servus nescit quid faciat dominus ejus
-20 Ego dixi vobis : Non est servus major domino suo
20-15 Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi
Act. 16-16 Quæ quæstum magnum præstabat dominis
-19 Videntes autem domini ejus quia exivit spes
-30 Domini, quid me oportet facere ut salvus fiam?
25-26 De quo quid certum scribam domino, non habeo
Galat. 4- 1 Nihil differt a servo, cum sit dominus omnium
Ephes. 6- 5 Servi, obedite dominis carnalibus cum timore
- 9 Et vos, domini, eadem facite illis, remittentes minas
Colos. 3-22 Servi, obedite per omnia dominis carnalibus
4- 1 Domini, quod justum est et æquum, servis præstate
1 *Tim.* 6- 1 Dominos suos omni honore dignos arbitrentur
- 2 Qui autem fideles habent dominos, non contemnant
Tit. 2- 9 Servos dominis suis subditos esse, in omnib.
1 *Petr.* 2-18 Servi, subditi estote in omni timore dominis
3- 6 Sicut Sara obediebat Abrahæ, dominum eum vocans
Apoc. 17-14 Dominus dominorum est, et Rex regum

DOMMIM.

Dommim, regiuncula in tribu Juda penes Socho et Azeca, ubi castrametati sunt Philisthiim contra Israel, qui congregati venerunt in vallem Terebinthi. Porro Socho est trans Jordanem, Gedeonis ultione nobilitata; Azeca quoque locus est jam olim clarissima Josue victoria insignitus.

1 *Reg.* 17- 1 Inter Socho et Azeca, in finibus Dommim

DOMO.

Dan. 2-40 Quomodo ferrum comminuit et domat omnia
Marc. 5- 4 Comminuisset,et nemo poterat eum domare
Jacob. 3- 7 Natura...serpentium, et cæterorum domantur, et domita sunt a natura humana
- 8 Linguam a. nullus hominum domare potest

DOMUS.

Gen. 7- 1 Ingredere tu, et omnis domus tua, in arcam
12- 1 Et de domo patris tui, et veni in terram
-15 Sublata est mulier in domum Pharaonis
-17 Et domum ejus, propter Sarai uxorem Abram
15- 2 Vadam absque liberis : et filius procuratoris domus meæ
17-23 Filium suum, et omnes vernaculos domus
Cunctos mares ex omnibus viris domus suæ
-27 Et omnes viri domus illius, tam vernaculi
18-19 Et domui suæ post se,ut custodiant viam D.
19- 2 Declinate in domum pueri vestri,et manete
- 3 Ingressisque domum illius fecit convivium
- 4 Viri civitatis vallaverunt domum a puero
20-13 Postquam a. eduxit me Deus de domo patris
-18 Concluserat e. Dominus omnem vulvam domus Abimelech
24- 2 Dixitque ad servum seniorem domus suæ
- 7 Dominus Deus cœli, qui tulit me de domo patris
-23 Est in domo patris tui locus ad manendum ?
-27 Me perduxit in domum fratris domini mei
-28 Nuntiavit in domum matris suæ omnia quæ audierat
-31 Cur foris stas? præparavi domum, et locum camelis
-38 Sed ad domum patris mei perges
-40 De cognatione mea, et de domo patris mei
27-15 Vestibus Esaü valde bonis,quas apud se habebat domi, induit eum
28- 2 Ad domum Bathuel patris matris tuæ
-17 Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli
-21 Reversusq. fuero prospere ad domum patris
-22 Et lapis iste... vocabitur domus Dei
29-13 Et in oscula ruens, duxit in domum suam
30-30 Justum est igitur ut aliquando provideam etiam domui
31-14 In facultatibus et hæreditate domus patris
-30 Et desiderio erat tibi domus patris tui
-37 Quid invenisti de cuncta substantia domus
33-17 Ubi ædificata domo, et fixis tentoriis
34-19 Et ipse erat inclytus in omni domo patris sui
-26 Tollentes Dinam de domo Sichem sororem
-28 Vastantes quæ in domibus et in agris erant
-30 Percutient me, et delebor ego,et domus mea
35- 2 Jacob vero, convocata omni domo sua, ait
- 7 Et appellavit nomen loci illius, Domus Dei
36- 6 Tulit a. Esaü...omnem animam domus suæ
38-11 Esto vidua in domo patris tui, donec crescat Sela filius meus
Quæ abiit, et habitavit in domo patris sui
39- 2 Habitavitque in domo domini sui
- 4 Gubernabat creditam sibi domum, et univ.
- 5 Benedixitque Dominus domui Ægyptii
- 8 Ignorat quid habeat in domo sua
-11 Accidit a. quadam die, ut intraret Joseph domum
-14 Vocavit ad se homines domus suæ, et ait ad eos
-16 Pallium ostendit marito revertenti domum
41-40 Tu eris super domum meam, et ad tui oris...
-51 Oblivisci me fecit Deus... domus patris mei
42- 4 Benjamin domi retento a Jacob, qui dixerat
-19 Ferte frumenta quæ emistis, in domos vestras
-33 Et cibaria domibus vestris necessaria sumite
43-16 Præcepit dispensatori domus suæ, dicens
Introduc viros domum, et occide victimas
-17 Et introduxit viros domum
-19 Accedentes ad dispensatorem domus
-24 Et introductis domum, attulit aquam, et laverunt pedes
-26 Igitur ingressus est Joseph domum suam
44- 1 Præcepit a. Joseph dispensatori domus suæ
- 4 Tunc Joseph accersito dispensatore domus : Surge, inquit
- 8 Ut furati simus de domo domini tui aurum
45- 2 Quam (*vocem*) audierunt Ægyptii, omnisque domus Pharaonis
- 8 Fecit me.. dominum universæ domus ejus
-11 Ne et tu pereas, et domus tua et omnia quæ possides
46-27 Omnes animæ domus Jacob, quæ ingressæ sunt in Ægyptum
Gen. 46-31 Locutus est... ad omnem domum patris sui
Fratres mei, et domus patris mei, qui erant in terra Chanaan
47-12 Et alebat eos,omnemque domum patris sui
50- 7 Ierunt cum eo omnes senes domus Pharaonis
- 8 Domus Joseph cum fratribus suis, absque parvulis
-22 Habitavit in Ægypto cum omni domo patris
Exod. 1- 1 Singuli cum domibus suis introierunt
-21 Timuerunt obstetrices Deum, ædificavit eis domos
2- 1 Egressus est post hæc vir de domo Levi
6-14 Isti sunt principes domorum per familias
7-23 Avertitque se,et ingressus est domum suam
8- 3 Quæ ascendent, et ingredientur domum t.
In domos servorum tuorum, et in populum
- 9 Ut abigantur ranæ a te, et a domo tua
-11 Et recedent ranæ a te, et a domo tua
-13 Mortuæ sunt ranæ de domibus,et de villis
-21 Et in domos tuas, omne genus muscarum
Implebuntur domus Ægyptiorum muscis
-24 Venit musca gravissima in domos Pharaonis
9-20 Fecit confugere servos suos et jumenta in domos
10- 6 Implebunt domos tuas,et servorum tuorum
12- 3 Tollat unusquisque agnum per familias et domos
- 4 Assumet vicinum suum qui junctus est domui suæ
- 7 In superliminaribus domorum, in quibus comedent illum
-15 In die primo non erit fermentum in domibus vestris
-19 Fermentum non invenietur in domibus vestris
-22 Nullus vestrum egrediatur ostium domus
-23 In utroque poste,transcendet ostium domus
Et non sinet percussorem ingredi domos vestras
-27 Quando transivit super domos filiorum Israël in Ægypto, percutiens Ægyptios, et domos nostras liberans
-30 Neque enim erat domus in qua non jaceret mortuus
-46 In una domo comedetur, nec efferetis de carnibus
13- 3 Egressi estis de Ægypto et de domo servitutis
-14 De terra Ægypti, de domo servitutis
16-31 Appellavitq. domus Isr. nomen ejus, Man
19- 3 Hæc dices domui Jacob,et annuntiabis filiis Israël
20- 2 Eduxi te de terra Ægypti, de domo servitutis
-17 Non concupisces domum proximi tui
22- 2 Si effringens fur domum sive suffodiens
- 8 Si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos
23-19 Primitias... deferes in domum Domini Dei
34-26 Primitias.. offeres in domo Domini Dei tui.
Levit. 10- 6 Fratres vestri, et omnis domus Israël,plangant...
14-35 Ibit cujus est domus, nuntians sacerdoti
Plaga lepræ videtur mihi esse in domo mea
-36 Ut efferant universa de domo, priusquam ingrediatur eam
Ne immunda fiant omnia quæ in domo sunt
Intrabitque postea, ut consideret lepram domus
-38 Egredietur ostium domus, et statim claudet
-41 Domum autem ipsam radi intrinsecus
-42 Qui ablati fuerint, et luto alio liniri domum
-44 Lepra est perseverans, et immunda domus
-46 Qui intraverit domum, quando clausa est
-48 Si... sacerdos viderit lepram non crevisse in domo
-51 In aquis viventibus,et asperget domum septies
-53 Orabit pro domo, et jure mundabitur
-55 Lepræ vestium et domorum
16- 6 Cumque obtulerit vitulum, et oraverit pro se et pro domo sua
-11 Rogans pro se et pro domo sua, immolabit
-17 Ut roget pro se et pro domo sua, et pro universo cœtu Israël
17- 3 Homo quilibet de domo Israël, si occiderit bovem
- 8 Homo de domo Israël, et de advenis
-10 Homo quilibet de domo Israël,et de advenis
18- 9 Quæ domi vel foris genita est, non revelabis
22-11 Vernaculus domus ejus fuerit, hi comedent
-13 Absque liberis reversa fuerit ad domum patris sui
-18 Homo de domo Israël, et de advenis
25-29 Qui vendiderit domum intra urbis muros
Levit. 25-31 Sin autem in villa fuerit domus, quæ muros non habet
-33 Quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt
27-14 Homo si voverit domum suam, et sanctificaverit
-15 Dabit quintam pa tem... et habebit domum
Num. 1- 2 Filiorum Israël per cognationes et domos
- 4 Eruntque vobiscum principes tribuum ac domorum
-18 Recensentes eos per cognationes, et domos,
(Per generationes et familias ac domos)
-20 De Ruben primogenito Israëlis
-22 De filiis Simeon
-24 De filiis Gad
-26 De filiis Juda
-28 De filiis Issachar
-30 De filiis Zabulon
-32 De filiis Joseph
-34 Porro filiorum Manasse
-36 De filiis Benjamin
-38 De filiis Dan
-40 De filiis Aser
-42 De filiis Nephthali
(Recensiti sunt per nomina singulorum)
-45 Numerus filiorum Israël per domos et familias suas
2- 2 Atq. vexilla, et domos cognationum suarum
-32 Per domos cognationum suarum et turmas
-34 Et profecti per familias ac domos patrum
3-15 Numera filios Levi per domos patrum suorum
4- 2 De medio Levitarum per domos et familias
-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson per domos
-29 Filios quoque Merari, per familias et domos
-34 Per cognationes et domos patrum suorum
-38 Per cognationes et domos patrum suorum
-42 Per cognationes et domos patrum suorum
-46 Per cognationes et domos patrum suorum
12- 7 Qui in omni domo mea fidelissimus est
17- 8 Invenit germinasse virgam Aaron in domo Levi
18- 1 Tu, et filii tui, et domus patris tui tecum
-11 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
-13 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
22-18 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
24-13 Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri
26- 2 A viginti annis et supra, per domos et cognationes suas
30- 4 Quæ est in domo patris sui, et in ætate adhuc puellari
-11 Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit
-17 Vel quæ manet in parentis domo
32-18 Non revertemur in domos nostras
Deut. 5- 6 Eduxi te de terra Ægypti, de domo servitutis
-21 Non concupisces uxorem... non domum
6- 7 Et meditaberis in eis sedens in domo tua
- 9 Scribesque ea in limine et ostiis domus tuæ
-11 Domos plenas cunctarum opum, quas non extruxisti
-13 Eduxit te de terra Ægypti,de domo servitutis
-22 Omnem domum illius, in conspectu nostro
7- 8 Redemit de domo servitutis, de manu Pharaonis
-26 Nec inferes quippiam ex idolo in domum
8-12 Domos pulchras ædificaveris,et habitaveris
-14 Eduxit te de terra Ægypti,de domo servitutis
11- 6 Terra absorbuit, cum domibus et tabernaculis
-19 Quando sederis in domo tua, et ambulaveris
-20 Scribes ea super postes et januas domus tuæ
12- 7 Lætabimini... vos et domus vestræ
13- 5 Et redemit vos de domo servitutis
-10 Eduxit te de terra Ægypti,de domo servitutis
14-26 Et epulaberis tu et domus tua
15-16 Eo quod diligat te, et domum tuam
-17 Perforabis aurem ejus in janua domus tuæ
-20 In loco quem elegerit Dom.,tu et domus tua
20- 5 Quis est homo qui ædificavit domum novam
Vadat, et revertatur in domum suam
- 6 Vadat, et revertatur in domum suam
- 7 Vadat, et revertatur in domum suam
- 8 Vadat, et revertatur in domum suam
21-12 Introduces eam in domum tuam
-13 Sedensque in domo tua, flebit patrem et matrem
22- 2 Duces in domum tuam, et erunt apud te
- 8 Cum ædificaveris domum novam, facies murum tecti
Ne effundatur sanguis in domo tua
-21 Ejicient eam extra fores domus patris sui
Ut fornicaretur in domo patris sui
23-18 Nec pretium canis in domo Domini Dei tui
24- 1 Et dimittet eam de domo sua

Deut. 24- 3 Dimiserit de domo sua, vel certe mortuus fuerit
- 5 Sed vacabit absque culpa domi suæ
-10 Non ingredieris domus ej. ut pignus auferas
25- 9 Sic fiet homini, qui non ædificat domum fratris sui
-10 Et vocabitur nomen illius in Israël, Domus discalceati
-14 Nec erit in domo tua modius major et minor
26-11 Deus tuus dederit tibi, et domui tuæ
-13 Abstuli quod sanctificatum est de domo mea
28-30 Domum ædifices, et non habites in ea
Josue. 2- 1 Ingressi sunt domum mulieris meretricis
- 3 Venerunt ad te,et ingressi sunt domum tuam
- 6 Fecit ascendere viros in solarium domus suæ
-12 Ita et vos faciatis cum domo patris mei
-15 Domus enim ejus hærebat muro
-18 Cognationem tuam,congregaveris in domum
-19 Qui ostium domus tuæ egressus fuerit
Cunctorum autem sanguis, qui tecum in domo fuerint, redundabit
6-17 Cum universis qui cum ea in domo sunt
-22 Ingredimini domum mulieris meretricis
-25 Rahab vero meretricem, et domum patris
7-14 Accedet per cognationes suas, et cognatio per domos, domusque per viros
-17 Illam quoque per domos offerens, reperit Zabdi
-18 Cujus domum in singulos dividens viros
9-12 Quando egressi sumus de domibus nostris
-23 Aquasque comportans in domum Dei mei
17-17 Dixitque Josue ad domum Joseph
18- 5 Et domus Joseph ab Aquilone
20- 6 Ingredietur civitatem et domum suam de qua fugerat
24-15 Ego a. et domus mea serviemus Domino
-17 Eduxit nos.. de terra Ægypti, de domo servitutis
Judic. 1-22 Domus quoque Joseph ascendit in Bethel
-35 Et aggravata est manus domus Joseph
4-17 Erat e. pax inter Jabin... et domum Haber
6- 8 Et eduxi vos de domo servitutis
-15 Ego minimus in domo patris mei
-27 Timens autem domum patris sui, et homines
6-34 Convocavit domum Abiezer, ut sequeretur
8-27 Gedeoni et omni domui ejus in ruinam
-29 Abiit itaque Jerobaal... et habitavit in domo sua
9- 1 Ad omnem cognationem domus patris
- 5 Et venit in domum patris sui in Ephra
-16 Bene egistis cum Jerobaal, et cum domo ej.
-18 Qui nunc surrexistis contra domum patris
-19 Absque vitio egistis cum Jerobaal, et domo
11- 2 Hæres in domo patris nostri esse non poteris
- 7 Odistis me, et ejecistis de domo patris mei
-31 Quicumque primus fuerit egressus de foribus domus meæ
-34 Revertente a. Jephte in Maspha domum suam
12- 1 Igitur incendemus domum tuam
- 9 Accepit uxores, introducens in domum suam
14-15 Incendemus te, et domum patris tui
-19 Iratusq.nimis,ascendit in domum patris sui
16-26 Ut tangam columnas,quibus omnis imminet domus
-27 Domus a. erat plena virorum ac mulierum
-29 Apprehendens ambas columnas, quibus innitebatur domus
-30 Cecidit domus super omnes principes
17- 4 Conflatile, quod fuit in domo Michæ
- 8 Et declinasset parumper in domum Michæ
18- 2 Et intrassent domum Michæ, requieverunt ibi
-13 Cumque venissent ad domum Michæ
-14 Nostis quod in domibus istis sit ephod
-15 Ingressi sunt domum adolescentis Levitæ qui erat in domo Michæ
-17 At illi qui ingressi fuerant domum juvenis
-19 Quid tibi melius est, ut sis sacerdos in domo unius viri
-22 Et jam a domo Michæ essent procul
-25 Et ipse cum omni domo tua pereas.
-26 Videns a. Michas quod fortiores se essent, reversus est in domum suam
-31 Omni tempore, quo fuit domus Dei in Silo
19- 2 Quæ reliquit eum, et reversa est in domum patris sui
- 3 Quæ suscepit eum, et introduxit in domum patris sui
- 4 Mansitq. gener in domo soceri tribus diebus
- 9 Cras proficisceris ut vadas in domum tuam
-18 Et nunc vadimus ad domum Dei
-21 Introduxi que eum in domum suam, et pabulum asinis præbuit

Judic. 19-22 Circumdantes domum senis, fores pulsare cœperunt
Clamantes ad dominum domus, atque dicentes
Educ virum, qui ingressus est domum tuam
-26 Venit ad ostium domus, ubi manebat dominus suus
-28 Imposuit asino, reversusque est in domum
20- 5 Circumdederunt nocte domum, in qua manebam
- 8 Nec suam quisquam intrabit domum
-18 Qui surgentes venerunt in domum Dei
-26 Omnes filii Israel venerunt in domum Dei
-28 Et Phinees filius Eleazari filii Aaron præpositus domus
21- 2 Veneruntque omnes ad domum Dei in Silo
Ruth. 1- 8 Dixit ad eas : Ite in domum matris vestræ
- 9 Det vobis invenire requiem in domibus virorum
2- 7 Et ne ad momentum quidem domum reversa est
4-11 Faciat Dominus hanc mulierem, quæ ingreditur domum tuam,sicut Rachel et Liam, quæ ædificaverunt domum Israel
-12 Fiatque domus tua, sicut domus Phares
1 Reg. 1-19 Et venerunt in domum suam Ramatha
-21 Ascendit a. vir ejus Elcana et omnis domus
-24 Et adduxit eum ad domum Domini in Silo
2-11 Et abiit Elcana Ramatha, in domum suam
-27 Numquid non aperte revelatus sum domui patris tui
Cum essent in Ægypto in domo Pharaonis ?
-28 Et dedi domui patris tui omnia de sacrificiis
-30 Loquens locutus sum,ut domus tua,et domus patris tui, ministraret in conspectu meo
-31 Præcidam... brachium domus patris tui
Ut non sit senex in domo tua
-32 Non erit senex in domo tua omnibus diebus
-33 Et pars magna domus tuæ morietur
-35 Ædificabo ei domum fidelem, et ambulabit
-36 Quicumque remanserit in domo tua
3-12 Omnia quæ locutus sum super domum ejus
-13 Prædixi enim ei quod judicaturus essem domum ejus
-14 Idcirco juravi domui Heli, quod non expietur iniquitas domus ejus victimis
-15 Aperuitque ostia domus Domini
6- 7 Et recludite vitulos earum domi.
-10 Vitulosque earum concluserunt domi
7- 1 Intulerunt eam in domum Abinadab
- 2 Requievit omnis domus Israël post Dom.
- 3 Ait a. Samuël ad universam domum Israël
-17 Ibi enim erat domus ejus, et ibi judicabat Israëlem
9-18 Indica, oro, mihi, ubi est domus Videntis
-20 Nonne tibi et omni domui patris tui ?
10-22 Responditque Domin. : Ecce absconditus est domi
-25 Dimisit Samuël omnem populum, singulos in domum suam
-26 Sed et Saül abiit in domum suam in Gabaa
15-34 Saül vero ascendit in domum suam in Gabaa
17-25 Et domum patris ejus faciet absque tributo
18- 2 Non concessit ei ut reverteretur in domum patris sui
-10 Et prophetabat in medio domus suæ
19- 9 Sedebat a.in domo sua, et tenebat lanceam
-11 Misit ergo Saül satellites suos in domum David
20-15 Non auferes misericordiam tuam a domo mea
Auferat Jonathan de domo sua, et requirat
-16 Pepigit ergo Jonathas fœdus cum domo David
21-15 Hiccine ingredietur domum meam
22- 1 Quod cum audissent fratres ejus, et omnis domus patris ejus
-11 Et omnem domum patris ejus, sacerdotum
-14 Pergens ad imperium tuum, et gloriosus in domo tua ?
-15 In universa domo patris mei
-16 Morieris Achimelech, tu, et omnis domus patris tui
23-18 Jonathas a. reversus est in domum suam
24-22 Neque auferas nomen meum de domo patris mei
-23 Juravit David Saüli. Abiit ergo Saül in domum suam
25- 1 Sepelierunt eum in domo sua in Ramatha
- 6 Et domui tuæ pax, et omnibus, quæcumque habes, sit pax
-17 Adversum domum tuam, et ipse est filius Belial
-28 Faciet Dominus tibi domino meo domum fidelem

1 Reg. 25-35 Vade pacifice in domum tuam, ecce audivi vocem tuam
-36 Ecce erat et convivium in domo ejus
27- 3 Vir et domus ejus; et David, et duæ uxores
28-24 Mulier autem illa habebat vitulum pascualem in domo
2 Reg. 1-12 Super populum Domini, et super domum Israël
2- 3 Duxit David singulos cum domo sua
- 4 Unxerunt ibi David, ut regnaret super domum Juda
- 7 Tamen me unxit domus Juda in regem sibi
-10 Sola autem domus Juda sequebatur David
-11 Imperans in Hebron super domum Juda
3- 1 Concertatio inter domum Saül, et inter domum David
Domus autem Saül decrescens quotidie
6 Cum ergo esset prælium inter domum Saul et domum David, Abner filius Ner regebat domum Saül
- 8 Fecerim misericordiam super domum Saul
-10 Ut transferatur regnum de domo Saul
-29 Et veniat...super omnem domum patris ejus
Nec deficiat de domo Joab fluxum seminis
4- 5 Ingressi sunt fervente die domum Isboseth
Et ostiaria domus purgans triticum, obdormivit
- 6 Ingressi sunt autem domum latenter assumentes spicas tritici
- 7 Cum autem ingressi fuissent domum
-11 Interfecerunt virum innoxium, in domo sua
5-11 Et ædificaverunt domum David
6- 3 Tuleruntque eam de domo Abinadab
- 4 Cumque tulissent eam de domo Abinadab
-10 Sed divertit eam in domum Obededom
-11 Habitavit arca Domini in domo Obededom
Benedixit Dom... et omnem domum ejus
-12 Adduxit arcam Dei de domo Obededom
-15 David et omnis domus Israel ducebant arcam
-19 Abiit... populus, unusquisque in domum s.
-20 Reversusque est David ut benediceret domui suæ
-21 Elegit me potius..quam omnem domum ejus
7- 1 Factum est a. cum sedisset rex in domo sua
- 2 Vides-ne quod ego habitem in domo cedrina
- 5 Numquid tu ædificabis mihi domum
- 6 Neque enim habitavi in domo ex die illa
- 7 Quare non ædificastis mihi domum cedrinam ?
-11 Prædicitque tibi Dominus, quod domum faciat tibi Dominus
-13 Ipse ædificabit domum nomini meo
-16 Et fidelis erit domus tua, et regnum tuum
-18 Et quæ domus mea, quia adduxisti me huc usque ?
-19 Nisi loquereris etiam de domo servi tui
-25 Super domum ejus, suscita in sempiternum
-26 Et domus servi tui David erit stabilita
-27 Dicens : Domum ædificabo tibi
-29 Incipe ergo, et benedic domui servi tui
Benedicetur domus servi tui in sempiternum
9- 1 Est aliquis qui remanserit de domo Saül... ?
- 2 Erat a. de domo Saül, servus nomine Siba
- 3 Numquid superest aliquis de domo Saul
- 4 Ecce, ait, in domo est Machir filii Ammiel
- 5 Misit ergo rex David, et tulit eum de domo Machir
- 9 Et universam domum ejus,dedi filio domini
-12 Omnis vero cognatio domus Sibæ serviebat
11- 2 Deambularet in solario domus regiæ
- 5 Reversa est in domum suam concepto fœtu
- 8 Vade in domum tuam, et lava pedes tuos
Et egressus est Urias de domo regis
- 9 Dormivit a. Urias ante portam domus regiæ
Et non descendit ad domum suam
-10 Non ivit Urias in domum suam
Quare non descendisti in domum tuam ?
-11 Et ego ingrediar domum meam,ut comedam
-13 Et in domum suam non descendit
-27 Introduxit eam in domum suam, et facta est ei uxor
12- 8 Et dedi tibi domum domini tui, et uxores
Dedique tibi domum Israël et Juda
-10 Non recedet gladius de domo tua usque in sempiternum
-11 Suscitabo super te malum de domo tua
-15 Et reversus est Nathan in domum suam
-17 Venerunt autem seniores domus ejus, cogentes eum
-20 Ingressus est domum Domini : et adoravit, et venit in domum suam
13- 7 Misit ergo David ad Thamar domum, dicens
Veni in domum Amnon fratris tui

2 Reg. 13- 8 Venitq. Thamar in domum Amnon fratris sui
-20 Mansit itaque Thamar contabescens in domo Absalom
14- 8 Vade in domum tuam, et ego jubebo pro te
- 9 In me... sit iniquitas, et in domum patris
-24 Revertatur in domum suam
Reversus est itaque Absalom in domum
15-16 Egressus est ergo rex, et universa domus
Dereliquit... concubinas ad custodiendam domum
-17 Egressusque rex... stetit procul a domo
-35 Quodcumque audieris de domo regis
16- 3 Hodie restituet mihi domus Israël regnum
- 5 Ecce egrediebatur inde vir de cognatione domus Saül
- 8 Reddidit tibi Dom. universum sanguinem domus Saül
-21 Quas dimisit ad custodiendam domum
17-18 Ingressi sunt domum cujusdam viri in Bahurim
-20 Cumq. venissent servi Absalom in domum
-23 Surrexitque, et abiit in domum suam
Et disposita domo sua, suspendio interiit
19- 5 Ingressus ergo Joab ad regem in domum
-11 Cur venitis novissimi ad reducendum regem in domum suam?
Sermo autem omnis Israël pervenerat ad regem in domo ejus
-17 Cum mille viris de Benjamin et Siba puer de domo Saül
-18 Transierunt vada, ut traducerent domum regis
-20 Hodie primus veni de omni domo Joseph
-28 Neque enim fuit domus patris mei
-30 Reversus est dominus... pacifice in domum
-41 Traduxerunt regem et domum ejus Jordanem
20- 3 Cumque venisset rex in domum suam
Quas dereliquerat ad custodiendam domum
21- 1 Propter Saül, et domum ejus sanguinum
- 4 Contra Saül, et contra domum ejus
23- 5 Nec tanta est domus mea apud Deum
24-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me, et contra domum patris mei
3 Reg. 1-53 Dixitque ei Salomon: Vade in domum tuam
2-24 Qui fecit mihi domum, sicut locutus est
-31 Effusus est a Joab, a me, et a domo patris
-33 Domui et throno illius, sit pax usque in æt.
-34 Sepultusque est in domo sua in deserto
-36 Ædifica tibi domum in Jerusalem, et habita ibi
3- 1 Donec compleret ædificans domum suam
Et domum Domini, et murum Jerusalem
-17 Ego et mulier hæc habitabamus in domo una
-18 Eramus simul, nullusque alius nobiscum in domo
4- 6 Ahisar præpositus domus: et Adoniram filius Abda
- 7 Præbebant annonam regi et domui ejus
5- 3 Quia non potuerit ædificare domum nomini
- 5 Ipse ædificabit domum nomini meo
- 9 Præbebisq. necessaria mihi, ut detur cibus domui meæ
-11 Viginti millia, in cibum domui ejus
-14 Ita ut duobus mensibus essent in domibus
-18 Præparaverunt ligna et lapides ad ædificandam domum
6- 1 Super Israel, ædificari cœpit domus Domino
- 2 Domus a., quam ædificabat rex Salomon
- 5 In parietibus domus per circuitum templi
- 6 Trabes autem posuit in domo per circuitum
- 7 Domus a. cum ædificaretur, de lapidibus...
Non sunt audita in domo cum ædificaretur
- 8 Ostium lateris medii in parte erat domus dextræ
- 9 Ædificavit domum, et consummavit eam
Texit quoque domum laquearibus cedrinis
-10 Ædificavit tabulatum super omnem domum
Et operuit domum lignis cedrinis
-12 Domus hæc, quam ædificas, si ambulaveris
-14 Ædificavit Salomon domum, et consummavit eam
-15 Et ædificavit parietes domus intrinsecus
A pavimento domus usque ad summitatem
Texit pavimentum domus tabulis abiegnis
-16 Fecit interiorem domum oraculi in Sanctum
-18 Cedro omnis domus intrinsecus vestiebatur
-19 Oraculum autem in medio domus
-21 Domum quoque ante oraculum operuit auro
-30 Sed et pavimentum domus texit auro
-37 Anno quarto fundata est domus Domini
-38 Perfecta est domus in omni opere suo
7- 1 Domum autem suam ædificavit Salomon

3 Reg. 7- 2 Ædificavit quoque domum saltus Libani
- 8 Domum quoque fecit filiæ Pharaonis
-12 In atrio domus Domini interiori
Et in porticu domus
-45 Quæ fecit Hiram regi Salomoni in domo Domini
-48 Fecitque Salomon omnia vasa in domo Domini
-50 Cardines ostiorum domus interioris Sancti
Et ostiorum domus templi, ex auro erant
-51 Perfecit omne opus quod faciebat Salomon in domo Domini
Reposuitque in thesauris domus Domini
8-10 Nebula implevit domum Domini
-11 Impleverat e. gloria Domini domum Dom.
-13 Ædificans ædificavi domum in habitaculum
-16 Ut ædificaretur domus, et esset nomen meum ibi
-17 Voluitque David pater meus ædificare domum
-18 Cogitasti... ædificare domum nomini meo
-19 Tu non ædificabis mihi domum, sed filius t.
Ipse ædificabit domum nomini meo
-20 Ædificavi domum nomini Dom. Dei Israël
-29 Ut sint oculi tui aperti super domum hanc nocte ac die: super domum, de qua dixisti
-31 Et venerit.. coram altari tuo in domum tuam
-33 Oraverint, et deprecati te fuerint in domo hac
-38 Et expanderit manus suas in domo hac
-43 Nomen tuum invocatum est super domum
-44 Contra domum, quam ædificavi nomini tuo
-64 Sanctificavit rex medium atrii, quod erat ante domum Domini
9- 1 Cum perfecisset Salomon ædificium domus Domini
- 3 Sanctificavi domum hanc, quam ædificasti
- 8 Et domus hæc erit in exemplum
Quare fecit Dom. sic..., et domui huic?
-10 Postq. ædificaverat Salomon duas domos, id est, domum Domini, et domum regis
-15 Ad ædificandam domum Domini, et domum suam, et Mello, et murum Jerusalem
-24 Ascendit de civitate David in domum suam
10- 4 Videns a. regina Saba... et domum quam ædificaverat
- 5 Holocausta quæ offerebat in domo Domini
-12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus Domini, et domus regiæ
-17 Posuitque eas rex in domo saltus Libani
-21 Supellex domus saltus Libani de auro
11-18 Qui dedit ei domum, et cibos constituit
-20 Nutrivit eum Taphnes in domo Pharaonis
-28 Super tributa universæ domus Joseph
-38 Ero tecum, et ædificabo tibi domum fidelem
Quomodo ædificavi David domum
12-16 Nunc vide domum tuam David
-19 Recessitque Israël a domo David, usque in præsentem diem
-20 Nec secutus est quisquam domum David
-21 Congregavit universam domum Juda
Ut pugnarent contra domum Israël
-23 Et ad omnem domum Juda, et Benjamin
-24 Revertatur vir in domum suam
-26 Nunc revertetur regnum ad domum David
-27 Ut faciat sacrificia in domo Domini in Jerusalem
13- 2 Ecce filius nascetur domui David, Josias nomine
- 7 Veni mecum domum ut prandeas
- 8 Si dederis mihi mediam partem domus tuæ
-15 Veni mecum domum, ut comedas panem
-18 Reduc eum tecum in domum tuam, ut comedat panem
-19 Comedit ergo panem in domo ejus, et bibit
-34 Propter hanc causam peccavit domus Jeroboam
14- 4 Abiit in Silo, et venit in domum Ahiæ
- 8 Scidi regnum domus David, et dedi illud tibi
-10 Ego inducam mala super domum Jeroboam
Mundabo reliquias domus Jeroboam
-12 Tu igitur surge, et vade in domum tuam
-13 Inventus est super eo sermo bonus a Domino Deo Israël, in domo Jeroboam
-14 Qui percutiet domum Jeroboam in hac die
-17 Cumque illa ingrederetur limen domus, puer mortuus est
-26 Et tulit thesauros domus Domini
-27 Qui excubabant ante ostium domus regis
-28 Cumque ingrederetur rex in domum Domini
15-18 Quod remanserat in thesauris domus Domini, et in thesauris domus regiæ
-27 Insidiatus est a. ei Baasa filius Ahiæ de domo Issachar

3 Reg. 15-29 Percussit omnem domum Jeroboam
16- 3 Demetam posteriora Baasa, et posteriora domus ejus: et faciam domum tuam sicut domum Jeroboam filii Nabat
- 7 Contra domum ejus, et contra omne malum
Ut fieret sicut domus Jeroboam
- 9 Temulentus, in domo Arsa præfecti Thersa
-11 Percussit omnem domum Baasa
-12 Delevitque Zambri omnem domum Baasa
-18 Succendit se cum domo regia: et mortuus est
17-15 Comedit ipse, et illa, et domus ejus
-23 Deposuit eum... in inferiorem domum
18- 3 Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem domus suæ
-18 Non ego turbavi Israël, sed tu, et domus patris tui
20- 6 Cras...mittam servos.. et scrutabuntur domum tuam, et domum servorum tuorum
-31 Audivimus quod reges domus Israël clementes sint
-43 Revers. est igitur rex Israël in domum suam
21- 2 Quia vicina est, et prope domum meam
- 4 Venit ergo Achab in domum suam indignans
-22 Et dabo domum tuam sicut domum Jeroboam filii Nabat, et sicut domum Baasa filii Ahia
-29 In diebus filii sui inferam malum domui ej.
22-17 Revertatur unusquisque in domum suam in pace
-39 Et domus eburnea quam ædificavit
4 Reg. 4- 2 Dic mihi, quid habes in domo tua?
Non habeo.. quidquam in domo mea, nisi parum olei, quo ungar
-32 Ingressus est ergo Eliseus domum
-35 At ille reversus, deambulavit in domo
5- 9 Et stetit ad ostium domus Elisei
-24 Et reposuit in domo, dimisitque viros
6-32 Eliseus autem sedebat in domo sua
8- 1 Surge, vade, tu et domus tua
- 2 Et vadens cum domo sua, peregrinata est
- 3 Egressa est ut interpellaret regem pro domo
- 5 Clamans ad regem pro domo sua, et pro agris suis
-18 Sicut ambulaverat domus Achab
-27 Et ambulavit in viis domus Achab
Fecit quod malum est..sicut domus Achab
Gener enim domus Achab fuit
9- 7 Et percuties domum Achab domini tui
- 8 Perdamque omnem domum Achab
- 9 Et dabo domum Achab, sicut domum Jeroboam filii Nabat, et sicut domum Baasa filii Ahia
-27 Rex Juda videns hoc, fugit per viam domus horti
10- 3 Et pugnate pro domo domini vestri
- 5 Miserunt ergo præpositi domus
-10 Quos locutus est Dominus super domum Achab
-11 Qui reliqui erant de domo Achab in Jezrahel
-21 Et repleta est domus Baal, a summo usque ad summum
-30 Omnia... fecisti contra domum Achab
11- 3 Eratq. cum ea sex annis clam in domo Domini
- 4 Adjurans eos in domo Domini, ostendit eis filium regis
- 6 Et observet excubias domus regis
Et custodietis excubias domus Messa
- 7 Custodiant excubias domus Domini circa regem
-10 Qui dedit eis hastas, et arma regis David, quæ erant in domo Domini
-18 Posuit sacerdos custodias in domo Domini
-19 Deduxeruntque regem de domo Domini
-20 Athalia a. occisa est gladio in domo regis
12- 5 Et instaurent sartatecta domus
- 8 Et instaurare sartatecta domus
- 9 Ad dexteram ingredientium domum Domini
-10 Numerabant pecuniam, quæ inveniebatur in domo Domini
-11 Qui præerant cæmentariis domus Domini:
Qui operabantur in domo Domini
-12 Ita ut impleretur instauratio domus Domini
Expensa ad muniendam domum
-20 Percusseruntque Joas in domo Mello
13- 6 Non recesserunt a peccatis domus Jeroboam
14-10 Contentus esto gloria, et sede in domo tua
-14 Vasa, quæ inventa sunt in domo Domini
15- 5 Et habitabat in domo libera seorsum
-25 Percussit eum in Samaria in turre domus regiæ
-35 Ipse ædificavit portam domus Domini subl.

4 Reg. 16- 8 Aurum quod inveniri potuit in domo Domini
17-21 Tempore quo scissus est Israel a domo David
18-15 Argentum quod repertum fuerat in domo Domini
-18 Filius Helciæ, præpositus domus, et Sobna
-37 Præpositus domus, et Sobna scriba,
19- 1 Opertus est sacco, ingressusque est domum Domini
- 2 Et misit Eliacim præpositum domus
-14 Ascendit in domum Domini, et expandit eas
-30 Quodcumq. reliquum fuerit de domo Juda
20- 1 Præcipe domui tuæ : morieris enim tu
-13 Ostendit eis domum aromatum, et aurum
Unguenta q. et domum vasorum suorum
Non fuit quod non monstraret eis Ezechias in domo sua
-15 Respondit : Quid viderunt in domo tua ?
Ait Ezechias : Omnia quæcumque sunt in domo mea viderunt
-17 Auferentur omnia, quæ sunt in domo tua
21- 4 Extruxitque aras in domo Domini
-13 Funiculum Samariæ, et pondus domus Achab
-18 Et sepultus est in horto domus suæ
-23 Interfecerunt regem in domo sua
22- 5 Deturq. fabris per præpositos domus Dom.
- 8 Librum Legis reperi in domo Domini
- 9 Pecuniam, quæ reperta est in domo Domini
23- 2 Qui inventus est in domo Domini
- 6 Efferri fecit lucum de domo Domini foras
- 7 Quæ erant in domo Domini
-27 Domum, de qua dixi : Erit nomen meum ibi
24-13 Et protulit inde omnes thesauros domus Domini, et thesauros domus regiæ
25- 9 Et succendit domum Domini, et domum regis : et domos Jerusalem, omnemque domum combussit igni
-13 Mare æreum, quod erat in domo Domini, confregerunt Chaldæi
1 Par. 2-54 Et Netophathi, Coronæ domus Joab
-55 Qui venerunt de Calore patris domus Rechab
4-21 Et cognationes domus operantium byssum in domo Juramenti
-38 Et in domo affinitatum suarum multiplicati sunt vehementer
5-13 Secundum domos cognationum suarum
-15 Filii Guni, princeps domus in familiis suis
-24 Et hi fuerunt principes domus cognationis
6-10 Ipse est qui sacerdotio functus est in domo
-31 Isti sunt, quos constituit David super cantores domus Domini
-32 Donec ædificaret Salomon domum Domini in Jerusalem
-48 Ministerium tabernaculi domus Domini
7- 2 Principes per domos cognationum suarum
-23 Eo quod in malis domus ejus ortus esset
9- 9 Principes cognationum per domos patrum
-11 Filii Achitob, pontifex domus Dei
-13 Ad faciendum opus ministerii in domo Dei
-19 Filii Core, cum fratribus suis et domo patris
-23 In ostiis domus Domini, et in tabernaculo
-26 Erant super exedras et thesauros domus Domini
10- 6 Et omnis domus illius pariter concidit
12-28 Et domus patris ejus, principes viginti duo
-29 Magna e. pars eorum adhuc sequebatur domum Saül
13- 7 Super plaustrum novum de domo Abinadab
-13 Sed avertit in domum Obededom Gethæi
-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom
Et benedixit Dominus domui ejus
14- 1 Artifices parietum... ut ædificarent ei domum
15- 1 Fecit quoque sibi domos in Civitate David
-25 Ad deportandam arcam... de domo Obededom.
16-43 Reversusque est omnis populus in domum suam ; et David, ut benediceret etiam domui suæ
17- 1 Cum a. habitaret David in domo sua
Ecce ego habito in domo cedrina
- 4 Non ædificabis tu mihi domum ad habitandum
- 5 Neque enim mansi in domo, ex eo tempore
- 6 Quare non ædificastis mihi domum cedrinam ?
-10 Quod ædificaturus sit tibi Dominus domum
-12 Ædificabit mihi domum, et firmabo solium
-14 Et statuam eum in domo mea, et in regno
-16 Quis ego sum, Domine Deus, et quæ domus
-17 Ideoque locutus es super domum servi tui
-23 Sermo, quem locutus es famulo tuo, et super domum ejus
-24 Et domus David servi ejus permanens coram eo

1 Par. 17-25 Revelasti auriculam servi tui ut ædificares ei domum
-27 Et cœpisti benedicere domui servi tui
21-17 Vertatur, obsecro, manus tua in me, et in domum patris mei
22- 1 Dixitque David : Hæc est domus Dei
- 2 Constituit ex eis latomos... ut ædificaretur domus Dei
- 5 Domus autem, quam ædificari volo Domino
- 6 Præcepit ei ut ædificaret domum Domino
- 7 Ut ædificarem domum nomini Domini
- 8 Non poteris ædificare domum nomini meo
-10 Ipse ædificabit domum nomini meo
-11 Et ædifica domum Domino Deo tuo
-14 Præparavi impensas domus Domini
-19 In domum quæ ædificatur nomini Domini
23- 4 Distributi in ministerium domus Domini
-11 In una familia unaque domo computati sunt
-24 Faciebant opera ministerii domus Domini
-28 In cultum domus Domini, in vestibulis,
-32 Ut ministrent in domo Domini
24- 4 Et filiis Ithamar per familias et domos suas octo
- 6 Unam domum, quæ cæteris præerat, Eleazar
Et alteram domum, quæ sub se habebat cæteros, Ithamar
-19 Ut ingrediantur domum Domini
-30 Secundum domos familiarum suarum
25- 6 In ministeria domus Domini juxta regem
26-12 Ut... sicut et fratres eorum, ministrarent in domo Domini
-15 In qua parte domus erat seniorum concilium
-20 Porro Achias erat super thesauros domus Dei
-22 Fratres ejus, super thesauros domus Domini
28- 2 Cogitavi ut ædificarem domum
- 3 Non ædificabis domum nomini meo
- 4 Elegit Dominus Deus Israël me de universa domo patris mei
Porro de domo Juda, domum patris mei
- 6 Salomon filius tuus ædificabit domum meam
-10 Elegit te Dominus ut ædificares domum Sanctuarii
-11 Cubiculorum in adytis, et domus propitiationis
-12 Per circuitum in thesauros domus Domini
-13 In omnia opera domus Domini, et in universa vasa
-20 Donec perficias omne opus ministerii domus Domini
-21 In omne ministerium domus Domini assistunt tibi
29- 2 Præparavi impensas domus Dei mei
- 3 Et super hæc, quæ obtuli in domum Dei mei
- 7 Dederuntque in opera domus Dei auri talenta quinque millia
- 8 Dederunt in thesauros domus Domini
-16 Ut ædificaretur domus nomini sancto tuo
2 Par. 2- 1 Decrevit a. Salomon ædificare domum nomini Domini
- 3 Ut ædificaret sibi domum, in qua et habitavit
- 4 Sic fac mecum, ut ædificem domum
- 5 Domus e. quam ædificare cupio magna est
- 6 Quis ergo poterit prævalere, ut ædificet ei dignam domum ?
Quantus ego sum, ut possim ædificare ei domum ?
- 9 Domus e. quam cupio ædificare magna est
-12 Ut ædificaret domum Domino et palatium
3- 1 Cœpit Salomon ædificare domum Domini
- 3 Fundamenta quæ jecit Salomon ut ædificaret domum Dei
- 4 Juxta mensuram latitudinis domus, cubitorum viginti
- 5 Domum quoque majorem texit tabulis ligneis abiegnis
- 7 De cujus laminis texit domum, et trabes ejus
- 8 Fecit quoque domum Sancti sanctorum
Juxta latitudinem domus, cubitorum viginti
-10 Fecit etiam in domo Sancti sanctorum
-11 Ita ut una ala... tangeret parietem domus
-13 Facies eorum erant versæ ad exteriorem domum
4-11 Et complevit omne opus regis in domo Dei
-16 Om. vasa fecit Salomoni Hiram pater ejus in domo Domini
-19 Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei
-22 Omne opus quod fecit Salomon in domo Domini
5- 1 Universa vasa posuit in thesauris domus Dei
-13 In æternum misericordia ejus ; impleretur domus Dei nube
-14 Compleverat e. gloria Domini domum Dei
6- 2 Ego autem ædificavi domum nomini ejus
- 5 Ut ædificaretur in ea domus nomini meo
- 7 Ut ædificaret domum nomini Domini Dei

2 Par. 6- 8 Ut ædificares domum nomini meo
- 9 Sed non tu ædificabis domum, verum filius
Ipse ædificabit domum nomini meo
-10 Et ædificavi domum nomini Domini Dei
-18 Quanto magis domus ista, quam ædificavi ?
-20 Ut aperias oculos tuos super domum istam
-22 Constrinxerit coram altari in domo ista
-29 Et expanderit manus suas in domo hac
-33 Nomen tuum invocatum est super domum hanc
-34 Et domus, quam ædificavi nomini tuo
-38 Et domus, quam ædificavi nomini tuo
7- 1 Et majestas Domini implevit domum
- 3 Videbant descendentem ignem, et gloriam Domini super domum
- 5 Et dedicavit domum Dei rex, et universus populus
-11 Complevitque Salomon domum Domini
Et domum regis, et omnia quæ disposuerat
Ut faceret in domo Domini
Et in domo sua, et prosperatus est
-12 Elegi locum istum mihi in domum sacrificii
-20 Et domum hanc, quam sanctificavi nomini
-21 Et domus ista erit in proverbium universis
Quare fecit Dominus sic terræ huic, et domui huic ?
8- 1 Postquam ædificavit Salomon domum Domini, et domum suam
-11 Transtulit de Civitate David, in domum quam ædificaverat ei
Non habitabit uxor mea in domo David regis Israel
-16 Ex eo die quo fundavit domum Domini
9- 3 Postquam vidit... et domum quam ædificaverat
- 4 Et victimas quas immolabat in domo Domini
-11 Gradus in domo Domini, et in domo regia
-20 Vasa domus saltus Libani ex auro purissimo
10-16 Tu autem pasce domum tuam, David
-19 Recessitque Israël a domo David, usque ad diem hanc
11- 1 Convocavit universam domum Juda et Benjamin
- 4 Revertatur unusquisque in domum suam
12- 9 Sublatis thesauris domus Domini et domus regis, omniaque secum tulit
-11 Cumque introiret rex domum Domini
15-18 Ipse intulit in domum Domini, argentum
16- 2 De thesauris domus Domini, et de thesauris regis
17-12 Ædificavit in Juda domos ad instar turrium
-14 Quorum iste numerus per domos atque familias
18-16 Revertatur unusquisque in domum suam in pace
19- 1 Reversus est a. Josaphat rex Juda in domum suam
-11 Qui est dux in domo Juda, super ea opera erit
20- 5 In domo Domini ante atrium novum
- 9 Stabimus coram domo hac in conspectu tuo
-28 Cum psalteriis...et tubis, in domum Domini
21- 6 Ambulavitque in viis regum Israël, sicut egerat domus Achab
- 7 Noluit autem Dominus disperdere domum David
-13 Imitatus fornicationem domus Achab, insuper et fratres tuos, domum patris tui
-17 Diripueruntque cunctam substantiam quæ inventa est in domo regis
22- 3 Ingressus est per vias domus Achab
- 4 Fecit igitur malum in conspectu Domini, sicut domus Achab
- 7 Quem unxit Dom. ut deleret domum Achab
- 8 Cum ergo everteret Jehu domum Achab
-10 Interfecit omnem stirpem regiam domus Joram
-12 Fuit ergo cum eis in domo Domini absconditus sex annis
23- 3 Iniit ergo om. multitudo pactum in domo Dei cum rege
- 5 Tertia vero pars ad domum regis
Reliquum vulgus sit in atriis domus Domini
- 6 Nec quispiam alius ingrediatur domum Domini
- 9 Peltas regis David, quas consecraverat in domo Domini
-14 Præcepitque..ne occideretur in domo Dom.
-15 Cumque intrasset portam equorum domus regis
-17 Itaque ingressus est omnis populus domum Baal
-18 Constituit autem Joiada præpositos in domo Domini

2 *Par.* 23-19 Constituit quoq. janitores in portis domus Domini
-20 Fecerunt descendere regem de domo Domini
Et introire per medium portæ superioris in domum regis
24- 4 Post quæ placuit Joas ut instauraret domum Domini
- 7 Athalia e. impiissima, et filii ejus, destruxerunt domum Dei
- 8 Posueruntq.eam juxta portam domus Dom.
-12 Qui præerant operibus domus Domini : Artifices operum singulorum, ut instaurarent domum Domini
-13 Suscitaverunt domum Domini in statum pristinum
-14 Offerebantur holocausta in domo Domini
-16 Eo quod fecisset bonum cum Israël, et cum domo ejus
-21 Miserunt lapides... in atrio domus Domini
-27 Summa pecuniæ.. et instauratio domus Dei, scripta sunt
25-19 Sede in domo tua, cur malum adversum te provocas ?
-24 Universa vasa quæ repererat in domo Dei
Et apud Obededom, in thesauris etiam domus regiæ
26-19 In domo Domini super altare thymiamatis
-21 Habitavit in domo separata plenus lepra
Ob quam ejectus fuerat de domo Domini
Porro Joatham filius ejus rexit domum regis
27- 3 Ipse ædificavit portam domus Domini excel.
28- 7 Ezricam ducem domus ejus, Elcanam quoq.
-21 Igitur Achaz, spoliata domo Domini, et domo regum
-24 Direptis itaque Achaz omnibus vasis domus Dei
29- 3 Aperuit valvas domus Domini, et instauravit eas
- 5 Mundate domum Domini Dei patrum
-15 Et imperium Dom. ut expiarent domum Dei
-16 Quam intro repererant in vestibulo domus Domini
-18 Sanctificavimus omnem domum Domini
-20 Et ascendit in domum Domini
-25 Constituit quoque Levitas in domo Domini
-31 Offerte victimas et laudes in domo Domini
-35 Et completus est cultus domus Domini
30- 1 Ut venirent ad domumDomini inJerusalem
-15 Obtulerunt holocausta in domo Domini
31-10 Primitiæ in domo Domini, comedimus
-11 Ut præpararent horrea in domo Domini
-13 Ex imperio Ezechiæ regis et Azariæ pontificis domus Dei
-21 In universa cultura ministerii domus Dom.
32-21 Cumque ingressus esset domum dei sui
33- 4 Ædificavit quoque altaria in domo Domini
- 5 In duobus atriis domus Domini
- 7 Conflatile signum posuit in domo Dei
In domo hac et in Jerusalem, quam elegi
-15 Abstulit deos alienos, et simulacrum de domo Domini : aras quoque quas fecerat in monte domus Domini
-20 Et sepelierunt eum in domo sua
-24 Interfecerunt eum in domo sua
34- 8 Ut instaurarent domum Domini Dei sui
- 9 Acceptamque ab eo pecuniam quæ illata fuerat in domum Domini
-10 Qui præerant operariis in domo Domini
-11 Ad contignationem domorum quas destruxerant reges Juda
-15 Librum Legis inveni in domo Domini
-17 Argentum, quod repertum est in domo Domini, conflaverunt
-30 Ascendit in domum Domini, unaque omnes viri Juda
Quibus audientibus in domo Domini, legit rex omnia verba
35- 2 Hortatusque est eos ut ministrarent in domo Domini
- 4 Præparate vos per domos et cognationes
- 8 Principes domus Domini, dederunt sacerdotibus
-12 Ut darent per domos et familias singulorum
-21 Non adversum te hodie venio, sed contra aliam pugno domum
36-10 Asportatis simul pretiosissimis vasis domus Domini
-14 Et polluerunt domum Domini,
-17 Interfecit juvenes eorum gladio in domo sanctuarii sui
-18 Universaque vasa domus Domini, tam majora quam minora
-19 Incenderunt hostes domum Dei, destruxeruntque

2 *Par.* 36-23 Præcepit mihi ut ædificarem ei domum
1*Esdr.* 1- 2 Præcepit mihi ut ædificarem ei domum
- 3 Et ædificet domum Domini Dei Israël
2-36 Filii Jadaïa in domo Josuë nongenti septuaginta tres
-59 Non potuerunt indicare domum patrum
-68 Sponte obtulerunt in domum Dei
4- 3 Ut ædificemus domum Deo nostro
-24 Tunc intermissum est opus domus Domini
5- 3 Quis dedit vobis consilium ut domum hanc ædificaretis
- 8 Ad domumDei magni,quæ ædificatur lapide
- 9 Quis dedit vobis potestatem ut domum hanc ædificaretis
-12 Domum quoque hanc destruxit,et populum
-13 Proposuit edictum ut domus Dei hæc ædificaretur
-15 Et domus Dei ædificetur in loco suo
-17 Ut ædificaretur domus Dei in Jerusalem
6- 3 Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur
4 Sumptus autem de domo regis dabuntur
- 7 Ut domum Dei illam ædificent in loco suo
- 8 Præceptum est quid oporteat fieri...ut ædificetur domus Dei
-11 Tollatur lignum de domo ipsius, et erigatur
Et configatur in eo, domus autem ejus publicetur
-12 Et dissipet domum Dei illam quæ est in Jerusalem.
-15 Et compleverunt domum Dei istam, usque ad diem tertium mensis Adar
-16 Fecerunt autem... dedicationem domus Dei in gaudio.
-17 Et obtulerunt in dedicationem domus Dei
-22 Ut adjuvaret manus eorum in opere domus Domini
7-16 Sponte obtulerint domui Dei sui
-19 Vasa quoque quæ dantur tibi in ministerium domus Dei tui, trade
-20 Sed et cætera, quibus opus fuerit in domum Dei tui
-23 Tribuatur diligenter in domo Dei cœli
-24 Et ministris domus Dei hujus, ut vectigal
-27 Ut glorificaret domum Domini, quæ est in Jerusalem
8-17 Ut adducerent nobis ministros domus Dei
-25 Appendiq. eis... vasa consecrata domus Dei
-29 In thesaurum domus Domini.
-30 Ut deferrent Jerus. in domum Dei nostri.
-33 Et aurum, et vasa in domo Dei nostri
-36 Et elevaverunt populum et domum Dei
9- 9 Ut daret nobis vitam, et sublimaret domum Dei nostri
10- 6 Et surrexit Esdras ante domum Dei, et abiit
- 9 Sedit omnis populus in platea domus Dei
-16 Principes familiarum in domos patrum suor.
2*Esdr.* 1- 6 Ego et domus patris mei peccavimus
2- 8 Ut tegere possim portas turris domus, et muros civitatis
Et domum quam ingressus fuero
3-10 Ædificavit Jedaïa filius Haromaph contra domum suam
-16 Et usque ad domum fortium
-20 Ab angulo usque ad portam domus Eliasib.
-21 A porta domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib
-23 Ædificavit Benjamin et Hasub contra domum suam
Ædificavit Azarias... contra domum suam
-24 A domo Azariæ usque ad flexuram
-25 Quæ eminet de domo regis excelsa
-28 Unusquisque contra domum suam
-30 Usque ad domum Nathinæorum
4-14 Et uxoribus vestris, et domibus vestris
-16 Et principes post eos in omni domo Juda
5- 3 Et vineas, et domos nostras opponamus
-11 Reddite eis... et oliveta sua, et domos suas
-13 Qui non compleverit verbum istud,de domo
6-10 Ingressus sum domum Semaïæ filii Dalaïæ
Tractemus nobiscum in domo Dei in medio templi
7- 2 PræcepiHanani..etHananiæ principi domus
- 3 Et unumquemque contra domum suam.
- 4 Et non erant domus ædificatæ
-39 Filii Idaïa in domo Josuë nongenti septuaginta tres
-61 Non potuerunt indicare domum patrum
8-16 In atriis suis et in atriis domus Dei
9-25 Possederunt domos plenas cunctis bonis
10-32 Ut demus... ad opus domus Dei nostri
-33 Et in omnem usum domus Dei nostri
-34 Ut inferrentur in domum Dei nostri per domos patrum nostrorum
-35 Ab anno in annum, in domo Domini

2*Esdr.* 10-36 Ut offerrentur in domo Dei nostri, sacerdotibus qui ministrant in domo Dei nostri
-38 Offerent decimam partem decimæ suæ in domo Dei nostri, ad gazophylacium in domum thesauri
-39 Et non dimittemus domum Dei nostri
11-11 Filius Achitob princeps domus Dei
-16 Super omnia opera quæ erant forinsecus in domo Dei
-22 Cantores in ministerio domus Dei
-25 Et in domibus per omnes regiones eorum
12-29 Et de domo Galgal, et de regionibus Geba
-36 In ascensu muri super domum David
-39 Steteruntque duo chori laudantium in domo Dei
13- 4 Qui fuerat præpositus in gazophylacio domus Dei
- 7 Ut faceret ei thesaurum in vestibulis domus Dei
- 8 Et projeci vasa domus Tobiæ foras
- 9 Et retuli ibi vasa domus Dei, sacrificium, et thus
-11 Quare dereliquimus domum Dei ?
-14 Quas feci in domo Dei mei et in cæremoniis
Tobiæ. 1-25 Reversus est Tobias in domum suam
2- 1 Cum... factum esset prandium bonum in domo Tobiæ
- 4 Tollensque illud, portavit ad domum suam occulte
- 9 Rapiebat corpora occisorum, et occultabat in domo sua
-10 Fatigatus a sepultura, veniens in domum
-20 Factum est ut hœdum caprarum accipiens detulisset domi
3-10 Perrexit in superius cubiculum domus suæ
5-16 Indica mihi, de qua domo, aut de qua tribu es tu ?
9- 8 Cumque ingressus esset domum Raguëlis,
10-13 Monentes...regere familiam,gubernare domum
11- 7 At ubi introieris domum tuam, statim adora Dominum
12-12 Mortuos abscondebas per diem in domo tua
14- 7 Et domus Dei, quæ in ea incensa est
-15 Hæreditatem domus Raguëlis ipse percepit
Judith. 2- 1 Factum est verbum in domo Nabuchodon.
-10 Argentum,de domo regis assumpsit multum
6-19 Suscepit eum in domum, suam, et fecit ei cœnam
8- 5 In superioribus domus suæ fecit sibi secretum cubiculum
- 6 Præter sabbata, et neomenias, et festa domus Israël
9-18 Ut domus tua in sanctificatione tua permaneat
10- 2 Descendens in domum suam, abstulit a se cilicium
11-21 Et tu in domo Nabuchodonosor magna eris,
13-18 Adimplevit misericordiam suam, quam promisit domui Israël
14-16 Fecit confusionem in domo regis Nabuchod.
16-25 Unusquisque rediit in domum suam
-28 Mansit autem in domo viri sui annos centum quinque
Esth. 1-22 Principes ac majores in domibus suis
2- 3 Et tradant eas in domum fœminarum
- 9 Et septem puellas speciosissimas de domo regis
-11 Qui deambulabat quotidie ante vestibulum domus
4-13 Quia in domo regis es præ cunctis Judæis
-14 Et tu, et domus patris tui, peribitis
5- 1 Stetit in atrio domus regiæ quod erat interius
In consistorio palatii contra ostium domus.
-10 Reversus in domum suam, convocavit ad se amicos
6- 4 Aman... atrium domus regiæ intraverat
-12 Et Aman festinavit ire in domum suam
7- 8 Reginam vult opprimere, me præsente, in domo mea
- 9 Qui locutus est pro rege, stat in domo Aman
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ domum Aman
- 2 Constituit Mardochæum sup. domum suam
- 7 Domum Aman concessi Esther
-11 Cum... universis domibus, interficerent
Job. 1- 4 Ibant filii ejus, et faciebant convivium per domos
-10 Nonne tu vallasti eum, ac domum ejus,
-13 Et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti
-18 In domo fratris sui primogeniti
-19 Et concussit quatuor angulos domus
3-15 Qui possident aurum, et replent domos suas argento

Job. 4-19 Quanto magis hi qui habitant domos luteas
7-10 Nec revertetur ultra in domum suam
8-15 Innitetur super domum suam, et non stabit
15-28 Habitavit... et in domibus desertis
17-13 Si sustinuero, infernus domus mea est
19-15 Inquilini domus meæ, et ancillæ meæ
20-19 Domum rapuit, et non ædificavit eam
-28 Apertum erit germen domus illius
21- 9 Domus eorum securæ sunt et pacatæ
-21 Quid e.ad eum pertinet de domo sua post se?
-28 Dicitis enim : Ubi est domus principis ?
22-18 Cum ille implesset domos eorum bonis
24-16 Perfodit in tenebris domos, sicut in die
27-18 Ædificavit sicut tinea domum suam
30-23 Ubi constituta est domus omni viventi
38-20 Et intelligas semitas domus ejus
39- 6 Cui dedi in solitudine domum et tabernacula
42-11 Et comederunt cum eo panem in domo ejus
Psal. 5- 8 Introibo in domum tuam; adorabo ad templum sanctum tuum
22- 6 Et ut inhabitem in domo Domini
25- 8 Domine, dilexi decorem domus tuæ
26- 4 Hanc requiram, ut inhabitem in domo Dom.
29- 1 In dedicatione domus David
30- 3 Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii
35- 9 Inebriabuntur ab ubertate domus tuæ
41- 5 Transibo in locum... usque ab domum Dei
44- 9 A domibus eburneis : ex quibus delectaverunt te
-11 Obliviscere populum tuum, et domum patris
47- 4 Deus in domibus ejus cognoscetur, cum suscipiet eam
-14 Distribuite domos ejus, ut enarretis in prog.
48-12 Et sepulcra eorum domus illorum in æternum
-17 Cum multiplicata fuerit gloria domus ejus
49- 9 Non accipiam de domo tua vitulos
51- 2 Venit David in domum Achimelech
-10 Sicut oliva fructifera in domo Dei speravi
54-15 In domo Dei ambulavimus cum consensu
58- 1 Et custodivit domum ejus ut eum interficeret
64- 5 Replebimur in bonis domus tuæ
65-13 Introibo in domum tuam in holocaustis :
67- 7 Deus qui inhabitare facit unius moris in domo
-13 Et speciei domus dividere spolia
68-10 Quoniam zelus domus tuæ comedit me
73-20 Qui obscurati sunt terræ domibus iniquitatum
83- 4 Passer invenit sibi domum ; et turtur nidum
- 5 Beati qui habitant in domo tua, Domine
-11 Elegi abjectus esse in domo Dei mei
91-14 Plantati in domo Domini
In atriis domus Dei nostri florebunt
92- 5 Domum tuam decet sanctitudo, Domine
95- 1 Quando domus ædificabatur post captivitat.
97- 3 Recordatus est... et veritatis suæ domui Isr.
100- 2 Perambulabam... in medio domus meæ
- 7 Non habitabit in medio domus meæ
103-17 Herodii domus dux est eorum
104-21 Constituit eum dominum domus suæ
111- 3 Gloria et divitiæ in domo ejus
112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo
113- 1 In exitu Israël de Ægypto, domus Jacob de populo barbaro
- 9 Domus Israël speravit in Domino
-10 Domus Aaron speravit in Domino
-12 Benedixit domui Israël
Benedixit domui Aaron
115-19 In atriis domus Domini, in medio tui, Jerus.
117- 3 Dicat nunc domus Aaron
-26 Benedximus vobis de domo Domini
121- 1 In domum Domini ibimus
- 5 Sedes in judicio, sedes super domum David.
- 9 Propter domum Domini Dei nostri, quæsivi bona tibi
126- 1 Nisi Dominus ædificaverit domum
127- 3 Uxor tua sicut vitis..in lateribus domus tuæ
131- 3 Si introiero in tabernaculum domus meæ
133- 1 Qui statis in domo Domini
In atriis domus Dei nostri
134-19 Domus Israel, benedicite Domino
Domus Aaron, benedicite Domino
-20 Domus Levi, benedicite Domino
Prov. 1-13 Implebimus domos nostras spoliis
2-18 Inclinata est enim ad mortem domus ejus
3-33 Egestas a Domino in domo impii
5- 8 Et ne appropinques foribus domus ejus
-10 Ne... labores tui sint in domo aliena
6-31 Et omnem substantiam domus suæ tradet.
7- 6 De fenestra enim domus meæ per cancellos prospexi
- 8 Et prope viam domus illius graditur
-11 Nec valens in domo consistere pedibus suis

Prov. 7-19 Non est enim vir in domo sua, abiit via longissima
-20 In die plenæ lunæ reversurus est in domum
-27 Viæ inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis
9- 1 Sapientia ædificavit sibi domum, excidit columnas septem
-14 Sedit in foribus domus suæ super sellam
11-29 Qui conturbat domum suam, possidebit ventos
12- 7 Domus autem justorum permanebit
14- 1 Sapiens mulier ædificat domum suam
-11 Domus impiorum delebitur
15- 6 Domus justi plurima fortitudo
-25 Domum superborum demolietur Dominus
-27 Conturbat domum suam qui sectatur avaritiam
17- 1 Quam domus plena victimis cum jurgio
-13 Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus
-16 Qui altam facit domum suam, quærit ruinam
19-14 Domus et divitiæ dantur a parentibus
21- 9 Quam cum muliere litigiosa et in domo communi
-12 Excogitat justus de domo impii, ut detrahat impios a malo
24- 3 Sapientia ædificabitur domus, et prudentia roborabitur
-15 Ne insidieris, et quæras impietatem in domo justi
-27 Ut postea ædifices domum tuam
25-17 Subtrahe pedem tuum de domo proximi tui
-24 Quam cum muliere litigiosa, et in domo communi
27-10 Et domum fratris tui ne ingrediaris in die afflictionis tuæ
-27 Et in necessaria domus tuæ, et ad victum ancillis tuis
31-21 Non timebit domui suæ a frigoribus nivis
-27 Consideravit semitas domus suæ
Eccle. 2- 4 Ædificavi mihi domos, et plantavi vineas
4-17 Custodi pedem tuum ingrediens domum Dei
7- 3 Melius est ire ad domum luctus, quam ad domum convivii
10-18 In infirmitate manuum perstillabit domus
12- 3 Quando commovebuntur custodes domus
- 5 Quoniam ibit homo in domum æternitatis
Cant. 1-16 Tigna domorum nostrarum cedrina
3- 4 Donec introducam illum in domum matris
8- 2 Apprehendam te, et ducam in domum matris meæ
- 7 Si dederit homo omnem substantiam domus suæ
Sap. 8-16 Intrans in domum meam, conquiescam cum illa
Eccli. 1-21 Omnem domum illius implebit a generationibus
3-11 Benedictio patris firmat domos filiorum
4-35 Noli esse sicut leo in domo tua
11-31 Non omnem hominem inducas in domum
14-25 Qui requiescit juxta domum illius
21- 5 Et domus quæ nimis locuples est, annullabitur superbia
- 9 Qui ædificat domum suam impendiis alienis
-21 Tanquam domus exterminata, sic fatuo sapientia.
-25 Pes fatui facilis in domum proximi
-26 Stultus a fenestra respiciet in domum
23-12 Et non discedet a domo illius plaga
-14 Replebitur enim retributione domus illius
24-33 Hæreditatem domui Jacob, et Israël promissiones
26-21 Sic mulieris bonæ species in ornamentum domus ejus
27- 4 Cito subvertetur domus tua
28-17 Et domos magnatorum effodit
29-28 Et domus protegens turpitudinem
-31 Vita nequam hospitandi de domo in domum
-34 Necessitudine domus meæ hospitio mihi factus est frater
-35 Correptio domus, et improperium fœneratoris
30- 6 Reliquit enim defensorem domus contra inimicos
32-15 Præcurre autem prior in domum tuam
41- 8 Et qui conversantur secus domos impiorum
44- 6 Studium habentes : pacificantes in domibus
47-15 Ut conderet domum in nomine suo
48-17 Relicta est gens perpauca, et princeps in domo David
49-14 Qui in diebus suis ædificaverunt domum
-15 Stare fecit portas... qui erexit domos nostras
50- 1 Sacerdos magnus, qui in vita sua suffulsit domum
- 5 Et ingressum domus et atrii amplificavit

Eccli. 50-20 Et in magna domo auctus est sonus suavitatis plenus
51-31 Congregate vos in domum disciplinæ
Isai. 2- 2 Mons domus Domini in vertice montium
- 3 Ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Jacob
- 5 Domus Jacob, venite, et ambulemus in lumine Domini
- 6 Projecisti e. populum tuum, domum Jacob
3- 7 In domo mea non est panis, neque vestimentum
-14 Rapina pauperis in domo vestra
5- 7 Vinea enim Domini exerc. domus Israël est
- 8 Væ qui conjungitis domum ad domum
- 9 Nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes
6- 4 Domus repleta est fumo
-11 Civitates absque habitatore, et domus sine homine
7- 2 Nuntiaverunt domui David, dicentes
-13 Et dixit : Audite ergo, domus David
-17 Super populum tuum, et super domum patris tui
8-14 Et in petram scandali, duabus domibus Isr.
-17 Qui abscondit faciem suam a domo Jacob
10-20 Et hi qui fugerint de domo Jacob, inniti
13-16 Diripientur domus eorum
-21 Et replebuntur domus eorum draconibus
14- 1 Adjungetur advena ad eos, et adhærebit domui Jacob
- 2 Possidebit eos domus Israël super terram
-18 Dormierunt in gloria, vir in domo sua
15- 2 Ascendit domus, et Dibon ad excelsa
22-10 Domos Jerusalem numerastis
Destruxistis domos ad muniendum murum
-18 Currus gloriæ tuæ, ignominia domus Domini tui
-21 Habitantibus Jerusalem, et domui Juda
-22 Et dabo clavem domus David super humer.
-23 Et erit in solium gloriæ domui patris ejus
-24 Suspendent super eum omnem gloriam domus patris ejus
23- 1 Ululate, naves maris : quia vastata est domus
24-10 Clausa est omnis domus nullo introeunte
25- 2 Posuisti... urbem fortem in ruinam, domum alienorum
27- 9 Dimittetur iniquitas domui Jacob
29-22 Hæc dicit Dominus ad domum Jacob
31- 2 Consurget contra domum pessimorum
32-13 Super omnes domos gaudii civitatis exult. ?
-14 Domus enim dimissa est, multitudo urbis relicta est
34-13 Orientur in domibus ejus spinæ, et urticæ
36- 3 Filius Helciæ, qui erat super domum
-22 Filius Helciæ, qui erat super domum
37- 1 Obvolutus est sacco, et intravit in domum Domini
- 2 Et misit Eliacim, qui erat super domum,
-14 Ascendit in domum Domini
-31 Quod salvatum fuerit de domo Juda
38- 1 Dispone domui tuæ, quia morieris tu
-20 Psalmos... cantabimus... in domo Domini
-22 Quod erit signum quia ascendam in domum Domini ?
39- 2 Non fuit verbum quod non ostenderet eis Ezechias in domo sua
- 4 Et dixit : Quid viderunt in domo tua ?
Omnia quæ in domo mea sunt, viderunt
- 6 Auferentur omnia, quæ in domo tua sunt
42- 7 De domo carceris sedentes in tenebris
-11 In domibus habitabit Cedar
-22 In domibus carcerum absconditi sunt
44-13 Quasi speciosum hominem habitantem in domo
46- 3 Audite me, domus Jacob
Et omne residuum domus Israël
48- 1 Audite hæc, domus Jacob, qui vocamini nomine Israël
56- 5 Dabo eis in domo mea, et in muris meis locum
- 7 Lætificabo eos in domo orationis meæ
Domus mea, domus orationis vocabitur
58- 1 Annuntia... domui Jacob peccata eorum
- 7 Egenos vagosque induc in domum tuam
60- 7 Domum majestatis meæ glorificabo
63- 7 Super multitudinem bonorum domui Israël
64-11 Domus sanctificationis nostræ, et gloriæ
65-21 Et ædificabunt domos, et habitabunt
66- 1 Quæ est ista domus, quam ædificabitis mihi
-20 Munus in vase mundo in domum Domini
Jerem. 2- 4 Audite verbum Domini, domus Jacob
Omnes cognationes domus Israel
-26 Confusi sunt domus Israel, ipsi et reges
3-18 Ibit domus Juda ad domum Israel
-20 Sic contempsit me domus Israël, dicit Dom.
5- 7 In domo meretricis luxuriabantur

Jerem. 5-11 Prævaricata est in me domus Israël, et domus Juda
-15 Adducam super vos gentem.. domus Israël
-20 Annuntiate hoc domui Jacob
-27 Decipula plena avibus, sic domus eorum plenæ dolo
6- 5 Ascendamus in nocte, et dissipemus domos
-12 Transibunt domus eorum ad alteros
7- 2 Sta in porta domus Domini, et prædica
-10 Venistis, et stetistis coram me in domo hac
-11 Spelunca latronum facta est domus ista
-14 Faciam domui huic, in qua invocatum est nomen meum
-30 Posuerunt offendicula sua in domo... ut pollucrent eam
9-21 Ascendit mors...ingressa est domos nostras
-26 Domus Israël incircumcisi sunt corde
10- 1 Quod locutus est D. super vos, domus Israël
11-10 Irritum fecerunt domus Israël et domus Juda pactum meum
-15 Dilectus m. in domo mea fecit scelera multa
-17 Locutus est super te malum, pro malis domus Israël et domus Juda, quæ fecerunt sibi
12- 6 Nam et fratres tui, et domus patris tui
- 7 Reliqui domum meam, dimisi hæreditatem
-14 Domum Juda evellam de medio eorum
13-11 Agglutinavi mihi omnem domum Israël
Et omnem domum Juda, dicit Dominus
16- 5 Ne ingrediaris domum convivii
- 8 Domum convivii non ingrediaris, ut sedeas
17-22 Nolite ejicere onera de domibus vestris in die sabbati
-26 Inferent oblationem in domum Domini
-27 Devorabit domos Jerusalem, et non exting.
18- 2 Surge, et descende in domum figuli
- 3 Et descendi in domum figuli
- 6 Non potero vobis facere, domus Israël
Sic vos in manu mea, domus Israël
-22 Audiatur clamor de domibus eorum
19-13 Erunt domus Jerusalem, et domus regum Juda, sicut locus Topheth, immundæ
-14 Stetit in atrio domus Domini
20- 1 Constitutus erat princeps in domo Domini
- 2 In porta Benjamin superiori, in domo Dom.
- 6 Omnes habitatores domus tuæ, ibitis in captivitatem
21-11 Et domui regis Juda: Audite verbum Dom.
-12 Domus David, hæc dicit Dominus
-13 Quis ingredietur domos nostras?
22- 1 Descende in domum regis Juda, et loqueris
- 4 Ingredientur per portas domus hujus
- 5 Dicit Dominus, quia in solitudinem erit domus hæc
- 6 Hæc dicit Dominus super domum regis Juda
-13 Væ qui ædificat domum suam in injustitia
-14 Ædificabo mihi domum latam, et cœnacula
23- 8 Adduxit semen domus Israël de terra Aquilonis
-11 In domo mea inveni malum eorum
-34 Visitabo super virum illum, et super domum ejus
26- 2 Sta in atrio domus Domini; et loqueris
Veniunt ut adorent in domo Domini
- 6 Dabo domum istam sicut Silo, et urbem hanc
- 7 Loquentem verba hæc in domo Domini
- 9 Prophetavit... dicens: Sicut Silo erit domus hæc
Populus adversus Jeremiam in domo Domini
-10 Ascenderunt de domo regis in domum Domini
Sederunt in introitu portæ domus Domini
-12 Misit me, ut prophetarem ad domum istam
-18 Mons domus in excelsa sylvarum
27-18 Vasa quæ derelicta fuerant in domo Domini
Et in domo regis Juda, et in Jerusalem
-21 Vasa quæ derelicta sunt in domo Domini
Et in domo regis Juda et Jerusalem
28- 1 In domo Domini, coram sacerdotibus
- 3 Referri faciam... omnia vasa domus Domini
- 5 In oculis... populi qui stabat in domo Dom.
- 6 Ut referantur vasa in domum Domini
29- 5 Ædificate domos, et habitate: et plantate hortos
-26 Ut sis dux in domo Domini super omnem virum
-28 Ædificate domos, et habitate: et plantate hortos
31-27 Dicit Dominus: et seminabo domum Israël
Et domum Juda semine hominum
-31 Feriam domui Israël et domui Juda fœdus
-33 Hoc erit pactum quod feriam cum domo Israël
32- 2 In atrio carceris qui erat in domo regis Juda
-15 Possidebuntur domus, et agri, et vineæ

Jerem. 32-29 Et comburent eam, et domos
-34 Posuerunt idola sua in domo... ut pollucrent
33- 4 Dicit Dominus... ad domos urbis hujus
Et ad domos regis Juda quæ destructæ sunt
-11 Portantium vota in domum Domini
-14 Ad domum Israël et ad domum Juda
-17 Qui sedeat super thronum domus Israël
34-13 Eduxi eos de terra Ægypti, de domo servitutis
-15 In domo, in qua invocatum est nomen meum
35- 2 Vade ad domum Rechabitarum: et loquere eis
Introduces eos in domum Domini
- 3 Filios ejus, et universam domum Rechabitarum
- 4 Introduxi eos in domum Domini ad gazophylacium
- 5 Posui coram filiis domus Rechabitarum scyphos
- 7 Et domum non ædificabitis, et sementem non seretis
- 9 Non ædificaremus domos ad habitandum
-18 Domui autem Rechabitarum dixit Jeremias
36- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
- 5 Nec valeo ingredi domum Domini
- 6 Audiente populo in domo Domini, in die jejunii
- 8 Legens.. sermones Domini in domo Domini
-10 Legitq.. sermones Jeremiæ in domo Domini
In introitu portæ novæ domus Domini
-12 Descendit in domum regis ad gazophylacium
-22 Rex a. sedebat in domo hiemali
37-14 In carcerem, qui erat in domo Jonathan.
-15 Ingressus est Jeremias in domum laci
-16 Interrogavit eum in domo sua abscondite
-17 Quid peccavi... quia misisti me in domum carceris?
-19 Ne me remittas in domum Jonathan scribæ
38- 7 Audivit... vir eunuchus, qui erat in domo regis
- 8 Et egressus est Abdemelech de domo regis
-11 Ingressus est domum regis quæ erat sub cellario
-14 Ad ostium tertium quod erat in domo Dom.
-17 Salvus eris tu, et domus tua
-22 Mulieres quæ remanserunt in domo regis Juda
-26 Prostravi ego preces... ne me reduci juberet in domum Jonathan
39- 8 Domum quoque regis, et domum vulgi succenderunt Chaldæi igni
-14 Ut intraret in domum, et habitaret in populo
41- 5 Munera et thus habebant in manu, ut offerrent in domo Domini
43- 9 Sub muro laterieio in porta domus Pharaonis
-13 Conteret statuas domus Solis... in terra Ægypti
48-13 Confundetur Moab... sicut confusa est domus Israël
-22 Super Nabo, et super domum Deblathaïm
51-51 Venerunt... super sanctificationem domus Domini
52-11 Posuit eum in domo carceris usque ad diem mortis ejus
-13 Incendit domum Domini, et domum regis, et omnes domos Jerusalem, et omnem domum magnam igni combussit
-17 Columnas... quæ erant in domo Domini
Mare æneum quod erat in domo Domini, confregerunt
-20 Quas fecerat rex Salomon in domo Domini
-31 Eduxit eum de domo carceris
Thren. 1-20 Foris interficit gladius, et domi mors similis
2- 7 Vocem dederunt in domo Domini, sicut in die solemni
5- 2 Hæreditas... ad alienos, domus nostræ ad extraneos
Baruc. 2-16 Respice, Domine, de domo sancta in nos
-26 Propter iniquitatem domus Israël, et domus Juda
3-24 Quam magna est domus Dei, et ingens locus possessionis ejus!
6-12 Extergunt faciem..propter pulverem domus
-16 Constitutis illis in domo, oculi eorum pleni sunt pulvere
-18 Sunt autem sicut trabes in domo
-20 Nigræ fiunt facies eorum a fumo qui in domo fit
-30 In domibus eorum sacerdotes sedent
-54 Cum inciderit ignis in domum deorum ligneorum
-58 Aut vas in domo utile, in quo gloriabitur qui possidet illud; vel ostium in domo
Ezech. 2- 5 Quoniam domus exasperans est

Ezech. 2- 6 Vultus eorum ne formides, quia domus exasperans est
- 8 Noli esse exasperans, sicut domus exasperatrix est
3- 4 Vade ad domum Israël, et loqueris verba mea ad eos
- 5 Tu mitteris, ad domum Israël
- 7 Domus autem Israël nolunt audire te
Domus Israël attrita fronte est, et duro corde
- 9 Ne timeas eos... quia domus exasperans est
-17 Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël
-24 Ingredere, et includere in medio domus tuæ
-26 Eris mutus... quia domus exasperans est
-27 Qui audit audiat..quia domus exasperans est
4- 3 Circumdabis eam: signum est domui Israël
- 4 Pones iniquitates domus Israël super eo
- 5 Portabis iniquitatem domus Israël
- 6 Assumes iniquitatem domus Juda quadraginta diebus
5- 4 Egredietur ignis in omnem domum Israël
6-11 Heu, ad omnes abominationes malorum domus Israël
7-24 Adducam pessimos...et possidebunt domos
8- 1 Ego sedebam in domo mea, et senes Juda...
- 6 Abominationes.. quas domus Israël facit hic
-10 Universa idola domus Israël depicta erant in pariete
-11 Septuaginta viri de senioribus domus Israël
-12 Vides... quæ seniores domus Israël faciunt
-14 Introduxit me per ostium portæ domus Domini
-16 Introduxit me in atrium domus Domini
-17 Fili hominis: numquid leve est hoc domui Juda
9- 3 Erat super eum ad limen domus
- 6 Cœperunt ergo a viris senioribus qui erant ante faciem domus
- 7 Dixit ad eos: Contaminate domum, et implete atria interfectis
- 9 Dixit ad me: Iniquitas domus Israël magna est nimis
10- 3 Cherubim autem stabant a dextris domus
- 4 Gloria Domini desuper Cherub ad limen domus
Et repleta est domus nube, et atrium... splendore
-19 Et stetit in introitu portæ domus Domini
11- 1 Introduxit me ad portam domus Domini
- 3 Nonne dudum ædificatæ sunt domus?
- 5 Sic locuti estis, domus Israël, et cogitationes cordis vestri ego novi
-15 Viri propinqui tui, et omnis domus Israël
12- 2 In medio domus exasperantis tu habitas
Non audiunt: quia domus exasperans est
- 3 Si forte aspiciant: quia domus exasperans est
- 6 Portentum dedi te domui Israël
- 9 Numquid non dixerunt ad te domus Israël, domus exasperans: Quid tu facis?
-10 In Jerusalem, et super omnem domum Isr.
-25 In diebus vestris, domus exasperans, loquar verbum
-27 Ecce domus Israël dicentium
13- 5 Neque opposuistis murum pro domo Israël
- 9 In Scriptura domus Israël non scribentur
14- 5 Ut capiatur domus Israël in corde suo
- 6 Dic ad domum Israël: Hæc dicit Dominus
- 7 Homo de domo Israël... si... posuerit idola sua in corde suo
-11 Ut non erret ultra domus Israël a me
16-41 Et comburent domos tuas igni, et facient in te judicia
17- 2 Et narra parabolam ad domum Israël
-12 Dic ad domum exasperantem: Nescitis quid ista significent?
18- 6 Et oculos suos non levaverit ad idola domus Israël
-15 Oculos non levaverit ad idola domus Israël
-25 Audite ergo, domus Israël: Numquid via mea non est æqua
-29 Numquid viæ meæ non sunt æquæ, domus Israël
-30 Juxta vias suas judicabo domus Israël
-31 Et quare moriemini, domus Israël?
20-13 Irritaverunt me domus Israël in deserto
-27 Quamobrem loquere ad domum Israël!
-30 Propterea dic ad domum Israël: Hæc dicit Dominus
-31 Et ego respondebo vobis, domus Israël?
-39 Et vos domus Israël: Hæc dicit Dominus
-40 Ibi serviet mihi omnis domus Israël
-44 Neque secundum scelera vestra pessima, domus Israël
22-18 Versa est mihi domus Israël in scoriam
23-39 Etiam hæc fecerunt in medio domus meæ

*Ezech.*23-47 Filios et filias earum interficient, et domos earum igne succendent
24- 3 Dices per proverbium ad domum irritatricem parabolam
-21 Loquere domui Israël : Hæc dicit Dominus
25- 3 Super domum Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem
- 8 Ecce sicut omnes gentes, domus Juda
26-12 Et domos tuas præclaras subvertent
27-14 De domo Thogorma, equos... adduxerunt
28-24 Non erit ultra domui Israël offendiculum
-25 Quando congregavero domum Israël de populis
-26 Ædificabunt domos, et plantabunt vineas
29- 6 Quod fuisti baculus arundineus domui Israël
-16 Neque erunt ultra domui Israël in confidentia
-21 In die illo pullulabit cornu domui Israël
33- 7 Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël
-10 Tu ergo, fili hominis, dic ad domum Israël :
-11 Convertimini... et quare moriemini, domus Israël ?
-20 Juxta vias suas judicabo de vobis, domus Israël
-30 Loquuntur de te juxta muros, et in ostiis domorum
35-15 Gavisus es super hæreditatem domus Israël
36-10 Multiplicabo in vobis homines, omnemque domum Israël
-17 Domus Israël habitaverunt in humo sua
-21 Peperci nomini sancto meo, quod polluerat domus Israël
-22 Idcirco dices domui Israël : Hæc dicit Dominus
Non propter vos ego faciam, domus Israël,
-32 Erubescite super viis vestris, domus Israël
-37 In hoc invenient me domus Israel
37-11 Fili hominis, ossa hæc universa, domus Israël est
16 Joseph ligno Ephraïm, et cunctæ domui Israël
38- 6 Domus Thogorma, latera Aquilonis
39-12 Et sepelient eos domus Israël, ut mundent terram
-22 Scient domus Israël, quia ego Dominus
-23 In iniquitate sua capta sit domus Israël
-25 Et miserebor omnis domus Israël
-29 Spiritum meum super omnem domum Israël
40- 4 Annuntia omnia, quæ tu vides, domui Israël
- 5 Murus forinsecus in circuitu domus undique
41- 5 Mensus est parietem domus sex cubitorum
Quatuor cubitorum undique per circuitum domus
- 6 Erant eminentia, quæ ingrederentur per parietem domus
- 8 Et vidi in domo altitudinem per circuitum
- 9 Et erat interior domus in lateribus domus
-10 Viginti cubitorum in circuitu domus undiq.
-13 Mensus est domus longitudinem, centum cubitorum
-14 Latitudo autem ante faciem domus
-17 Usque ad domum interiorem, et forinsecus
-19 Expressam per omnem domum in circuitu
-26 Secundum latera domus, latitudinemque parietum
42-15 Cumque complesset mensuras domus interioris
43- 5 Et ecce repleta erat gloria Domini domus
- 6 Et audivi loquentem ad me de domo
- 7 Non polluent ultra domus Israël nomen sanctum meum
-10 Ostende domui Israël templum
-11 Figuram domus, et fabricæ ejus exitus... ostende eis
-12 Ista est lex domus in summitate montis
Sanctum sanctorum est : hæc est ergo lex domus
-21 In separato loco domus extra sanctuarium
44- 4 Et adduxit me... in conspectu domus
Et ecce implevit gloria Domini domum Domini
- 5 Audi omnia... de universis cæremoniis domus Domini
- 6 Dices ad exasperantem me domum Israël
Sufficiant vobis omnia scelera vestra, domus Israël
- 7 Ut sint in sanctuario meo, et polluant domum meam
-11 Erunt..æditui, et janitores portarum domus, et ministri domus : ipsi mactabunt holocausta
-12 Facti sunt domui Israël in offendiculum iniquitatis

*Ezech.*44-14 Dabo eos janitores domus in omni ministerio ejus
-22 Sed virgines de semine domus Israël
-30 Ut reponat benedictionem domui tuæ
45- 4 Erit eis locus in domos, et in sanctuarium
- 5 Erunt Levitis qui ministrant domui
- 6 Secundum separationem sanctuarii, omni domui Israel
- 8 Sed terram dabunt domui Israël secundum tribus
-17 In universis solemnitatibus domus Israël
Pacifica ad expiandum pro domo Israël
-19 Et ponet in postibus domus, et in quatuor angulis
-20 Errore deceptus est, et expiabis pro domo.
46-24 Hæc est domus culinarum, in qua coquent ministri domus Domini victimas populi
47- 1 Convertit me ad portam domus, et ecce aquæ egrediebantur subter limen domus ad Orientem : facies enim domus respiciebat ad Orientem
-16 Domus Tichon, quæ est juxta terminum Auran
Dan. 1- 2 Tradidit Dominus... partem vasorum domus Dei : et asportavit ea in terram Sennaar in domum dei sui
Et vasa intulit in domum thesauri Dei sui
2- 5 Peribitis vos, et domus vestræ publicabuntur
-17 Et ingressus est domum suam
3-96 Dispereat, et domus ejus vastetur
4- 1 Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo
-27 Nonne hæc est Babylon magna, quam ego ædificavi in domum regni
5-10 Regina autem.. domum convivii ingressa est
-17 Munera tua sint tibi, et dona domus tuæ alteri da
-23 Vasa domus ejus allata sunt coram te
6-10 Quod cum Daniel comperisset... ingressus est domum suam
-18 Et abiit rex in domum suam, et dormivit
13- 4 Erat ei pomarium vicinum domui suæ
- 6 Isti frequentabant domum Joakim
-13 Eamus domum, quia hora prandii est
-26 Cum ergo audissent clamorem famuli domus
14-28 Alioquin interficiemus te, et domum tuam
Osee. 1- 4 Visitabo sanguinem Jezrahel super domum Jehu
Et quiescere faciam regnum domus Israël
- 6 Non addam ultra misereri domui Israël
- 7 Et domui Juda miserebor, et salvabo eos
5- 1 Audite hoc, sacerdotes, et attendite, domus Israël
Et domus regis, auscultate : quia vobis judicium est
-12 Et ego quasi tinea Ephraïm, et quasi putredo domui Juda
-14 Ego... quasi catulus leonis domui Juda
6-10 In domo Israël vidi horrendum
8- 1 Sit tuba quasi aquila super domum Domini
9- 4 Panis eorum... non intrabit in domum Do.
- 8 Propheta... factus est...insania in domo Dei
-15 Propter malitiam adinventionum eorum, de domo mea ejiciam eos
10-14 Sicut vastatus est Salmana a domo ejus qui judicavit Baal
11-11 Collocabo eos in domibus suis, dicit Dominus
-12 In negatione Ephraïm, et in dolo domus Isr.
Joel. 1- 9 Periit sacrificium et libatio de domo Domini
-13 Interiit de domo Dei vestri sacrificium
-14 Congregate senes, omnes habitatores terræ in domum Dei vestri
-16 Perierunt de domo Dei nostri, lætitia et exult.
2- 9 Domos conscendent, per fenestras intrabunt
3-18 Fons de domo Domini egredietur, et irrigabit
Amos. 1- 4 Et mittam ignem in domum Azael
Et devorabit domos Benadad
- 5 Disperdam... et tenentem sceptrum de domo voluptatis
2- 8 Vinum damnatorum bibebant in domo Dei
3-13 Audite, et contestamini in domo Jacob
-15 Percutiam domum hyemalem cum domo æstiva : et peribunt domus eburneæ
5- 1 Domus Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat
- 3 Relinquentur in ea decem in domo Israël
- 4 Hæc dicit Dom. domui Israel : Quærite me
- 6 Ne forte comburatur ut ignis domus Joseph
-11 Domos quadro lapide ædificabitis, et non habitabitis in eis
-19 Et ingrediatur domum, et innitatur... super parietem
-25 Numquid hostias... obtulistis mihi in deserto... domus Israël ?
6- 1 Ingredientes pompatice domum Israël
- 8 Et domos ejus odi, et tradam civitatem

Amos. 6- 9 Si reliqui fuerint decem viri in domo una, et ipsi morientur
-10 Et comburet eum, ut efferat ossa de domo
Et dicet ei qui in penetralibus domus est
-12 Percutiet domum majorem ruinis
Et domum minorem scissionibus
-15 Suscitabo super vos, domus Israël... gentem
7- 9 Consurgam super domum Jeroboam in gladio
-10 Rebellavit contra te Amos in medio domus
-13 Sanctificatio regis est, et domus regni est
-16 Non stillabis super domum idoli
9- 8 Conterens non conteram domum Jacob
- 9 Concutiam in omnibus gentibus domum Israël
Abdiæ. -17 Possidebit domus Jacob eos qui se possederant
-18 Et erit domus Jacob ignis, et domus Joseph flamma, et domus Esaü stipula
Et non erunt reliquiæ domus Esaü
Mich. 1- 5 In scelere Jacob... et in peccatis domus Israël
-10 In domo Pulveris pulvere vos conspergite
-11 Planctum domus vicina accipiet ex vobis
-14 Domus mendacii in deceptionem regibus Israël.
2- 2 Violenter tulerunt, et rapuerunt domos
Calumniabantur virum, et domum ejus
- 7 Dicit domus Jacob : Numquid abbreviatus est spiritus
- 9 Mulieres populi mei ejecistis de domo deliciarum suarum
3- 1 Audite, principes Jacob, et duces domus Israël
9 Audite hoc, principes domus Jacob, et judices domus Israël
4- 2 Ascendamus... et ad domum Dei Jacob
5- 5 Quando calcaverit in domibus nostris
6- 4 Quia... et de domo servientium liberavi te
-10 Adhuc ignis in domo impii thesauri
-16 Custodisti... et omne opus domus Achab
Nahum. 1-14 De domo Dei tui interficiam sculptile
Habac. 2- 9 Væ qui congregat avaritiam malam domui suæ
-10 Cogitasti confusionem domui tuæ
3-13 Percussisti caput de domo impii
Soph. 1- 9 Complent domum Domini..iniquitate et dolo
-13 Erit fortitudo eorum in direptionem, et domus eorum in desertum
Et ædificabunt domos, et non habitabunt
2- 7 Erit funiculus ejus qui remanserit de domo Juda
In domibus Ascalonis ad vesperam requiescent
Aggæi. 1- 2 Nondum venit tempus domus Domini ædificandæ
- 4 Numquid tempus vobis est ut habitetis in domibus laqueatis, et domus ista deserta ?
- 8 Portate ligna, et ædificate domum
- 9 Intulistis in domum, et exsufflavi illud
Quia domus mea deserta est
Et vos festinatis unusquisque in domum
-14 Et faciebant opus in domo Domini exercit.
2- 4 Qui vidit domum istam in gloria sua prima ?
- 8 Implebo domum istam gloria, dicit Dominus
-10 Magna erit gloria domus istius novissimæ
Zach. 1-16 Revertar ad Jerusalem... et domus mea ædificabitur in ea
3- 7 Tu quoque judicabis domum meam, et custodies atria mea
4- 9 Manus Zorobabel fundaverunt domum istam
5- 4 Educam illud... et veniet ad domum furis, et ad domum jurantis in nomine meo mendaciter
Et commorabitur in medio domus ejus
-11 Ut ædificetur ei domus in terra Sennaar
6-10 Intrabis domum Josiæ, filii Sophoniæ
7- 2 Et miserunt ad domum Dei Sarasar
- 3 Ut dicerent sacerdotibus domus Domini
8- 9 In die qua fundata est domus Domini exer.
-13 Maledictio in Gentibus, domus Juda, et domus Israël
-15 Cogitavi... ut benefaciam domui Juda
-19 Jejunium decimi erit domui Juda in gaudium
9- 8 Et circumdabo domum meam ex his qui militant
10- 3 Visitavit Dominus exercit... domum Juda
- 6 Et confortabo domum Juda
Et domum Joseph salvabo: et convertam eos
11-13 Projeci illos in domum Domini ad statuarium
12- 4 Et super domum Juda aperiam oculos meos
- 7 Ut non magnifice glorietur domus David
- 8 Et domus David quasi Dei, sicut Angelus

Zach. 12-10 Et effundam super domum David... spiritum gratiæ
-12 Familiæ domus David seorsum, et mulieres eorum
-13 Familiæ domus Nathan seorsum, et mulieres eorum
13- 1 In die illa erit fons patens domui David
- 6 His plagatus sum in domo eorum...
14- 2 Et vastabuntur domus, et mulieres violabuntur
-20 Erunt lebetes in domo Domini, quasi phialæ
-21 Non erit mercator ultra in domo Domini
Malac. 3-10 Inferte om. decimam..sit cibus in domo mea
1 *Mac.* 1-29 Universa domus Jacob induit confusionem
-33 Et destruxit domos ejus, et muros ejus
-58 Ante januas domorum... incendebant thura
-64 Suspendebant pueros a cervicibus per universas domos
3-56 Dixit his qui ædificab ant domos
Ut redirent unusquisque in domum suam
4-46 Reposuerunt lapides in monte domus in loco apto
-48 Ædificaverunt... quæ intra domum erant
7- 2 Ingressus est domum regni patrum suorum
-35 Cum regressus fuero... succendam domum
-37 Tu, Domine, elegisti domum istam
Ut esset domus orationis et obsecrationis
9-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus sanctæ interioris
-55 Nec ultra potuit loqui verbum, et mandare de domo sua
10-41 Ex hoc dabunt in opera domus
12-45 Nunc remitte eos in domos suas
13- 3 Quanta ego... et domus patris mei, fecimus
16- 2 Ego... et domus patris mei, expugnavimus
2 *Mac.* 2-30 Sicut enim novæ domus architecto... curandum est
3-18 Alii etiam gregatim de domibus confluebant
5-12 Jussit... et per domos ascendentes trucidare
14-36 Conserva in æternum impollutam domum
-41 Turbis autem irruere in domum ejus
15-32 Contra domum sanctam omnipotentis Dei
Matth. 2-11 Et intrantes domum invenerunt puerum
5-15 Ut luceat omnibus qui in domo sunt
7-24 Qui ædificavit domum suam supra petram
-25 Flaverunt venti, et irruerunt in domum illam
-26 Qui ædificavit domum suam super arenam
-27 Flaverunt venti, et irruerunt in domum illam
8- 6 Domine, puer meus jacet in domo paralyticus
-14 Cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus
9- 6 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
- 7 Et surrexit, et abiit in domum suam
-10 Et factum est, discumbente eo in domo
-23 Cum venisset Jesus in domum principis
-28 Cum a. venisset domum, accesserunt... cæci
10- 6 Ite ad oves quæ perierunt domus Israël
-12 Intrantes autem in domum, salutate eam, dicentes : Pax huic domui
-13 Si quidem fuerit domus illa digna, veniet pax
-14 Exeuntes foras de domo...excutite pulverem
11- 8 Qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt
12- 4 Quomodo intravit in domum Dei
-25 Civitas, vel domus divisa contra se non stabit
-29 Quomodo potest quisquam intrare in domum fortis
Tunc domum illius diripiet
-44 Revertar in domum meam, unde exivi
13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
-36 Tunc, dimissis turbis, venit in domum
-57 Non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in domo sua
15-24 Ad oves quæ perierunt domus Israël
17-24 Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus
19-29 Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres
21-13 Domus mea domus orationis vocabitur
23-14 Væ vobis...quia comeditis domos viduarum
-38 Relinquetur vobis domus vestra deserta
24-17 Non descendat tollere aliquid de domo sua
-43 Vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam
26- 6 Cum Jesus esset... in domo Simonis leprosi
Marc. 1-29 Venerunt in domum Simonis et Andreæ
2- 2 Auditum est quod in domo esset, et conven.
-11 Tolle grabatum tuum, et vade in domum t.
-15 Et factum est, cum accumberet in domo ill.
-26 Quomodo introivit in domum Dei sub Abiathar
3-20 Veniunt ad domum, et convenit iterum turba
-25 Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare

Marc. 3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere
Et tunc domum ejus diripiet
5-19 Ait illi : Vade in domum tuam ad tuos
-38 Et veniunt in domum archisynagogi
6- 4 Et in domo sua, et in cognatione sua
-10 Quocumque introieritis in domum, illic manete
7-17 Cum introisset in domum a turba, interrogabant eum Discipuli
-24 Et ingressus domum, neminem voluit scire
-30 Cum abiisset domum suam, invenit puellam
8- 3 Si dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in via
-26 Misit illum in domum suam, dicens
Vade in domum tuam : et... nemini dixeris
9-27 Cum introisset in domum, Discipuli... interrogabant
-32 Qui cum domi essent, interrogabat eos
10-10 Et in domo iterum Discipuli... interrogaverunt eum
-29 Qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores
-30 In tempore hoc, domos, et fratres, et sorores
11-17 Quia domus mea, domus orationis vocabitur
12-40 Qui devorant domos viduarum
13-15 Qui super tectum ne descendat in domum
Nec introeat ut tollat quid de domo sua
-34 Sicut homo qui, peregre profectus, reliquit domum suam
-35 Nescitis en. quando dominus domus veniat
14- 3 Cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi
-14 Dicite domino domus, quia magister dicit
Luc. 1-23 Ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam
-27 Ad virginem desponsatam viro... de domo David
-32 Et regnabit in domo Jacob in æternum
-40 Intravit in domum Zachariæ, et salutavit
-56 Mansit autem... quasi mensibus tribus : et reversa est in domum suam
-69 Erexit cornu salutis nobis, in domo David
2- 4 Eo quod esset de domo et familia David
4-38 Surgens a. Jesus... introivit in domum Simonis
5-24 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
-25 Tulit lectum... et abiit in domum suam
-29 Fecit ei convivium magnum Levi in domo
6- 4 Quomodo intravit in domum Dei
-48 Similis est homini ædificanti domum
Inundatione autem facta, illisum est flumen domui illi
-49 Similis est homini ædificanti domum suam
Et facta est ruina domus illius magna
7- 6 Cum jam non longe esset a domo, misit ad eum centurio amicos
-10 Reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum... sanum
-25 Qui in veste pretiosa sunt... in domibus regum sunt
-36 Et ingressus domum Pharisæi discubuit
-37 Ut cognovit quod accubuisset in domo Pharisæi
-44 Intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti
8-27 Neque in domo manebat, sed in monumentis
-39 Redi in domum tuam, et narra quanta tibi
-41 Cecidit ad pedes Jesu, rogans eum ut intraret in domum
-51 Cum venisset domum, non permisit intrare
9- 4 In quamcumq. domum intraveritis..manete
-61 Permitte mihi..renuntiare his quæ domi sunt
10- 5 In quamcumque domum intraveritis, primum dicite : Pax huic domui
- 7 In eadem autem domo manete, edentes
Nolite transire de domo in domum
-38 Martha nomine, excepit illum in domum s.
11-17 Dixit eis : ... Et domus supra domum cadet
-24 Revertar in domum meam unde exivi
12-39 Vigilaret utiq. et non sineret perfodi domum
-52 Erunt e. ex hoc quinque in domo una divisi
13-35 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
14- 1 Cum intraret Jesus in domum cujusdam principis
-23 Compelle intrare, ut impleatur domus mea
15- 6 Veniens domum, convocat amicos et vicinos
- 8 Et everrit domum, et quærit diligenter
-17 Mercenarii in domo patris mei abundant panibus
-25 Cum veniret, et appropinquaret domui, audivit symphoniam
16- 4 Scio quid faciam, ut... recipiant me in domos suas
-27 Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patris mei

Luc. 17-31 Qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa
18-14 Descendit hic justificatus in domum suam
-29 Dico vobis, nemo est, qui reliquit domum
19- 5 Quia hodie in domo tua oportet me manere
- 9 Ait Jesus..Hodie salus domui huic facta est
-46 Quia domus mea domus orationis est
20-47 Qui devorant domos viduarum
22-10 Sequimini eum in domum, in quam intrat
-11 Dicetis patrifamilias domus : Dicit tibi Magister
-54 Duxerunt ad domum principis sacerdotum
Joan. 2-16 Et nolite facere domum Patris mei, domum negotiationis
-17 Scriptum est : Zelus domus tuæ comedit me
4-53 Credidit ipse, et domus ejus tota
7-53 Reversi sunt unusquisque in domum suam
8-35 Servus a. non manet in domo in æternum
11-20 Martha... occurrit illi : Maria autem domi sedebat
-31 Judæi ergo qui erant cum ea in domo
12- 3 Et domus impleta est ex odore unguenti
14- 2 In domo Patris mei mansiones multæ sunt
Act. 2- 2 Replevit totam domum ubi erant sedentes
-36 Certissime sciat ergo omnis domus Israël
-46 Frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exultatione
4-34 Quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes
5-42 In templo et circa domos docentes, et evangelizantes Christum Jesum
7-10 Et constituit eum præpositum super Ægyptum, et super omnem domum suam
-20 Qui nutritus est tribus mensibus in domo patris sui
-42 Numquid victimas... obtulistis mihi... domus Israël?
-47 Salomon autem ædificavit illi domum
-49 Quam domum ædificabitis mihi, dicit Dom.
8- 3 Devastabat Ecclesiam per domos intrans
9-11 Quære in domo Judæ Saulum nomine Tarsensem
-17 Abiit Ananias, et introivit in domum
10- 2 Timens Deum cum omni domo sua
- 6 Apud Simonem..cujus est domus juxta mare
-17 Inquirentes domum Simonis, astiterunt
-22 Responsum accepit ab Angelo sancto, accersire te in domum suam
-30 Orans eram hora nona in domo mea
-32 Hospitatur in domo Simonis coriarii
11-11 Ecce viri tres confestim astiterunt in domo
-12 Venerunt... et ingressi sumus in domum viri
-13 Quomodo vidisset Angelum in domo sua
-14 Salvus eris tu, et universa domus tua
12-12 Venit ad domum Mariæ matris Joannis
16-15 Cum autem baptizata esset, et domus ejus
Introite in domum meam, et manete
-31 Crede... et salvus eris tu, et domus tua
-32 Cum omnibus qui erant in domo ejus
-33 Baptizatus est ipse, et omnis domus ejus
-34 Cumque perduxisset eos in domum suam
Lætatus est cum omni domo sua, credens Deo
17- 5 Et assistentes domui Jasonis, quærebant eos producere
18- 7 Intravit in domum cujusdam nomine Titi
Cujus domus erat conjuncta synagogæ
- 8 Credidit Domino cum omni domo sua
19-16 Ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo
20-20 Docerem vos publice, et per domos
21- 8 Intrantes domum Philippi evangelistæ
Rom. 16-11 Salutate eos qui sunt ex Aristobuli domo
Salutate eos qui sunt ex Narcissi domo
1 *Cor.* 1-16 Baptizavi autem et Stephanæ domum
11-22 Numquid domos non habetis ad manducandum
-34 Si quis esurit, domi manducet
14-35 Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent
16-15 Nostis domum Stephanæ, et Fortunati
2 *Cor.* 5- 1 Si terrestris domus nostra... dissolvatur
Ex Deo habemus domum, non manufactam
Philip. 4-22 Maxime autem qui de Cæsaris domo sunt
Colos. 4-15 Salutate... quæ in domo ejus est, Ecclesiam
1 *Tim.* 3- 4 Suæ domui bene præpositum
- 5 Si quis autem domui suæ præesse nescit
-12 Qui filiis suis bene præsint, et suis domibus
-15 In domo Dei conversari, quæ est Ecclesia
5- 4 Discat primum domum suam regere
-13 Simul aut. et otiosæ discunt circuire domos
2 *Tim.* 1-16 Det misericordiam Dom. Onesiphori domui
2-20 In magna a. domo non solum sunt vasa aurea
3- 6 Ex his enim sunt, qui penetrant domos
4-19 Saluta Priscam... et Onesiphori domum.
Tit. 1-11 Qui universas domos subvertunt
2- 5 Castas, sobrias, domus curam habentes

Phile. - 2 Et Ecclesiæ quæ in domo tua est
Hebr. 3- 2 Sicut et Moyses in omni domo ejus
- 3 Quanto ampliorem honorem habet domus
- 4 Omnis namque domus fabricatur ab aliquo
- 5 Moyses quidem fidelis erat in tota domo ej.
- 6 Christus vero tanquam filius in domo sua
Quæ domus sumus nos, si fiduciam... retineamus
8- 8 Consummabo super domum Israël, et super domum Juda, testamentum novum
-10 Hoc est testamentum quod disponam domui Israël
10-21 Sacerdotem magnum super domum Dei
11- 7 Aptavit arcam in salutem domus suæ
1 Petr. 2- 5 Superædificamini, domus spiritualis
4-17 Tempus est ut incipiat judicium a domo Dei
2 Joan. -10 Nolite recipere eum in domum

DONARIA.

Exod. 28-38 In cunctis muneribus et donariis suis
35-22 Vas aureum in donaria Domini separatum
-29 Viri et mulieres... obtulerunt donaria
36- 3 Tradidit eis universa donaria filiorum Isr.
38-24 Aurum... quod oblatum est in donariis
Num. 18-29 Et in donaria Domini separabitis, optima
31-50 Offerimus in donariis Domini singuli
Deut. 12- 6 Vota atque donaria, primogenita boum
1 Par. 29-17 Vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria
1 Mac. 3-30 In sumptus et donaria quæ dederat ante
2 Mac. 2-13 Congregavit... et epistolas Regum, et de donariis
12-40 Invenerunt a. sub tunicis interfectorum de donariis idolorum

DONATIO.

Eccli. 38- 2 Et a rege accipiet donationem
1 Mac. 10-28 Et dabimus vobis donationes
Rom. 5-17 Abundantiam gratiæ, et donationis
12- 6 Habentes a. donationes secundum gratiam
2 Cor. 1-11 Ejus quæ in nobis est donationis, per multos gratiæ agantur pro nobis
Ephes. 4- 7 Secundum mensuram donationis Christi

DONEC.

Gen. 3-19 Donec revertaris in terram de qua sumptus es
8- 7 Donec siccarentur aquæ super terram
10-19 Donec ingrediaris Sodomam et Gomorrham
11- 6 Nec desistent a cogitationibus suis, donec eas opere compleant
19-22 Non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc
24-19 Hauriam aquam, donec cuncti bibant
-33 Non comedam, donec loquar sermones meos
26-13 Donec magnus vehementer effectus est
27-44 Donec requiescat furor fratris tui
29- 8 Non possumus, donec omnia pecora congregentur
33- 3 Donec appropinquaret frater ejus
-14 Donec veniam ad dominum meum in Seïr
34- 5 Absentibus filiis... siluit donec redirent
38-11 Esto vidua... donec crescat Sela filius meus
-17 Patiar quod vis... donec mittas quod polliceris
42-15 Donec veniat frater vester minimus
-16 Donec probentur quæ dixistis utrum vera an falsa sint
43-25 Parabant munera, donec ingrederetur Joseph meridie
49-10 Donec veniat qui mittendus est
-26 Donec veniret desiderium collium æternor.
Exod. 10-26 Donec ad ipsum locum perveniamus
15-16 Donec pertranseat populus tuus, Domine
Donec pertranseat populus tuus iste, quem possedisti
16-35 Donec venirent in terram habitabilem
23-30 Donec augearis, et possideas terram
24-14 Expectate hic donec revertamur ad vos
33- 8 Aspiciebantque tergum Moysi, donec ingrederetur tentorium
-22 Et protegam dextera mea donec transeam
34-34 Loquens cum eo, auferebat donec exiret
Levit. 12- 4 Donec impleantur dies purificationis suæ
16-17 Ut roget pro se et pro domo... donec egrediatur
22- 4 Non vescetur de his quæ sanctificata sunt mihi, donec sanetur
24-12 Donec nossent quid juberet Dominus
25-22 Donec nova nascantur, edetis vetera
-29 Habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus
26-40 Donec confiteantur iniquitates suas
-41 Donec erubescat incircumcisa mens eorum
Num. 10-21 Donec venirent ad erectionis locum
Num. 11-20 Donec exeat per nares vestras, et vertatur
12-15 Et populus non est motus de loco illo, donec revocata est Maria
14-33 Donec consumantur cadavera patrum in deserto
20-17 Donec transeamus terminos tuos
21-22 Donec transeamus terminos tuos
23- 3 Sta paulisper juxta holocaustum tuum, donec vadam
-15 Sta hic... donec ego obvius pergam
-24 Non accubabit donec devoret prædam
32-13 Donec consumeretur universa generatio
-17 Donec introducamus eos ad loca sua
-21 Donec subvertat Dominus inimicos suos
35-12 Donec stet in conspectu multitudinis
-25 Manebitque ibi, donec sacerdos magnus... moriatur
Deut. 1-31 Donec veniretis ad locum istum
2-14 Donec consumeretur omnis generatio
-29 Donec veniamus ad Jordanem et transeamus
3-20 Donec requiem tribuat Dominus fratribus
7-20 Donec deleat omnes atque disperdat
-23 Interficiet illos donec penitus deleantur
-24 Nullus poterit resistere tibi, donec conteras eos
11- 5 In solitudine, donec veniretis ad hunc locum
20-20 Et instrue machinas, donec capias civitatem
28-20 Donec conterat te, et perdat velociter
-21 Donec consumat te de terra
-22 Et persequatur donec pereas
-24 Descendat super te cinis, donec conteraris.
-45 Persequentes apprehendent te, donec intereas
-48 Et ponet jugum ferreum super cervicem tuam, donec te conterat
-51 Devoret... fruges terræ tuæ, donec intereas
-61 Inducet Dominus super te, donec te conterat
Josue. 1-15 Donec det Dom. requiem fratribus vestris
2-16 Ibique latitate tribus diebus, donec redeant
-22 Donec reverterentur, qui fuerant persecuti
4-10 Donec omnia complerentur, quæ Josue
-23 Siccante Domino... aquas ejus in conspectu vestro, donec transiretis
-24 Sicut fecerat prius in mari Rubro, quod siccavit donec transiremus
5- 1 Coram filiis Israël donec transirent
- 6 Donec consumerentur qui non audierant vocem Domini
- 8 In eodem castrorum loco, donec sanarentur
6-10 Donec veniat dies in quo dicam vobis: Clamate
7-12 Donec conteratis eum qui hujus sceleris reus est
-13 Donec deleatur ex te qui hoc contaminatus est scelere
8- 6 Donec persequentes ab urbe longius protrahantur
-26 Donec interficerentur om. habitatores Haï.
10-13 Donec ulcisceretur se gens de inimicis suis
13- 5 Donec ingrediaris Emath
20- 6 Donec stet ante judicium causam reddens
- 9 Donec staret ante popul. expositurus causam
23-13 Donec vos auferat atque disperdat de terra
-15 Donec vos auferat atque disperdat de terra
Judic. 3-25 Expectantesque diu donec erubescerent
4-24 Opprimebant Jabin .. donec delerent eum.
5- 7 Donec surgeret Debbora, surgeret mater
6-18 Nec recedas hinc, donec revertar ad te
19- 8 Donec increscat dies, postea proficiscaris
Ruth. 1-13 Si eos expectare velitis, donec crescant
2-21 Donec omnes segetes meterentur
-23 Donec hordea et triticum in horreis conderentur
3- 3 Non te videat homo, donec esum potumque finierit
-18 Donec videamus quem res exitum habeat
1 Reg. 1-22 Non vadam, donec ablactetur infans
-23 Et mane donec ablactes eum
Lactavit filium..donec amoveret eum a lacte
2- 5 Donec sterilis peperit plurimos
9-13 Neque enim comesurus est populus donec ille veniat
10- 8 Septem dieb. expectabis, donec veniam ad te
14- 9 Manete donec veniamus ad vos
-24 Ad vesperam donec ulciscar de inimicis meis
15- 7 Donec venias ad Sur, quæ est e regione Ægypti
22- 3 Donec sciam quid faciat mihi Deus
30- 4 Planxerunt donec deficerent in eis lacrymæ
2 Reg. 10- 5 Manete in Jericho, donec crescat barba vest.
15-24 Donec expletus esset omnis populus
-28 Donec veniat sermo a vobis indicans mihi
17-22 Transierunt Jordanem, donec dilucesceret
21-10 Donec stillaret aqua super eos de cœlo
22-38 Non convertar donec consumam eos
2 Reg. 23-10 Percussit Philisthæos donec deficeret manus ejus
3 Reg. 3- 1 Donec compleret ædificans domum suam
5- 3 Donec daret Dom. eos sub vestigio pedum
10- 7 Donec ipsa veni, et vidi oculis meis
11-16 Donec interimeret omne masculinum
15-29 Donec deleret eum, juxta verbum Domini
18-28 Donec perfunderentur sanguine
-46 Currebat ante Achab, donec veniret in Jezrahel
22-11 His ventilabis Syriam, donec deleas eam
-27 Aqua angustiæ, donec revertar in pace
4 Reg. 2-17 Donec acquiesceret, et diceret: Mittite
6-25 Donec venundaretur caput asini octoginta argenteis
7- 3 Quid hic esse volumus donec moriamur?
10-11 Donec non remanerent ex eo reliquiæ
13-17 Percutiesque Syriam...donec consumas eam
16-11 Donec veniret rex Achaz de Damasco
17-20 Donec projiceret eos a facie sua
18-32 Donec veniam, et transferam vos in terram
21-16 Donec impleret Jerusalem usque ad os
24-20 Donec projiceret eos a facie sua
1 Par. 6-32 Canentes donec ædificaret Salomon domum
19- 5 Donec cresceret barba eorum, et tunc reverterentur
28-20 Donec perficias omne opus ministerii domus
2 Par. 9- 6 Donec ipsa venissem, et vidissent oculi mei
14- 7 Donec a bellis quieta sunt omnia
18-10 His ventilabis Syriam, donec conteras eam
-26 Date ei panis modicum... donec revertar
21-15 Donec egrediantur vitalia tua paulatim
29-28 Erant in officio suo, donec compleretur holocaustum
-34 Adjuverunt eos, donec impleretur opus
31- 1 Altaria destruxerunt... donec penitus everterent
36-16 Donec ascenderet furor Domini in populum
-20 Servivit regi, et filiis ejus, donec imperaret rex Persarum
1 Esdr. 2-63 Donec surgeret sacerdos doctus atque perfectus
4-21 Donec si forte a me jussum fuerit
8-29 Donec appendatis coram principibus sacerdotum
10-14 Donec avertatur ira Dei nostri a nobis
2 Esdr. 2- 7 Ut traducant me, donec veniam in Judæam
4-11 Donec veniamus in medium eorum
-21 Ab ascensu auroræ, donec egrediantur astra
7-65 Donec staret sacerdos doctus et eruditus
Tobiæ. 5- 9 Donec hæc ipsa nuntiem patri meo
Judith. 6- 4 Non respirabis ultra, donec extermineris cum illis
12- 4 Donec faciat Deus in manu... quæ cogitavi
Esth. 15-11 Donec rediret ad se, his verbis blandiebatur
Job. 8-21 Donec impleatur risu os tuum, et labia tua jubilo
14- 6 Recede... ut quiescat, donec optata veniat
-12 Donec atteratur cœlum, non evigilabit
-13 Abscondas me, donec pertranseat furor tuus
-14 Expecto donec veniat immutatio mea
27- 3 Donec superest halitus in me, et spiritus Dei
- 5 Donec deficiam, non recedam ab innocentia
32-11 Donec disceptaremini sermonibus
-12 Et donec putabam vos aliquid dicere
Psal. 17-38 Et non convertar donec deficiant
56- 2 Sperabo, donec transeat iniquitas
57- 8 Intendit arcum suum donec infirmentur
70-18 Donec annuntiem brachium tuum generationi omni quæ ventura est
71- 7 Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis: donec auferatur luna
72-17 Donec intrem in sanctuarium Dei
93-13 Ut mitiges ei a diebus malis: donec fodiatur peccatori fovea
104-19 Donec veniret verbum ejus
109- 1 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
111- 8 Non commovebitur donec despiciat inimicos suos
122- 2 Ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri
131- 5 Donec inveniam locum Domino
140-10 Singulariter sum ego donec transeam
141- 8 Me expectant justi, donec retribuas mihi
Prov. 7-18 Fruamur..amplexibus, donec illucescat dies
-23 Donec transfigat sagitta jecur ejus
Eccle. 2- 3 Donec viderem quid esset utile filiis hom.
Cant. 2-17 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
3- 4 Donec introducam illum in domum matris
- 5 Ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit
4- 6 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
8- 4 Ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit

Sap. 10-14 Donec afferret illi sceptrum regni
Eccli. 4-19 Donec tentet eum in cogitationibus suis
13- 8 Confundet te.. donec te exinaniat bis, et ter.
14- 9 Donec consumat arefaciens animam suam
23-22 Non extinguetur donec aliquid glutiat
-23 Non desinet donec incendat ignem
26-15 Aperiet pharetram donec deficiat
29- 5 Donec accipiant, osculantur manus dantis
35-21 Et donec propinquet non consolabitur; et non discedet donec Altissimus aspiciat
-23 Donec tollat plenitudinem superborum
-25 Donec judicet judicium plebis suæ
Isai. 6-11 Donec desolentur civitates absque habitatore
22-14 Si dimittetur iniquitas hæc vobis donec moriamini
26-20 Ad momentum donec pertranseat indignatio
30-17 Donec relinquamini quasi malus navis
32-15 Donec effundatur super nos spiritus
36-17 Donec veniam, et tollam vos ad terram
42- 4 Donec ponat in terra judicium
62- 1 Donec egrediatur ut splendor justus ejus
- 7 Et ne detis silentium ei, donec stabiliat, et donec ponam Jerusalem laudem in terra
Jerem. 9-16 Et mittam post eos gladium, donec consumantur
24-10 Donec consumantur de terra quam dedi eis
27- 7 Donec veniat tempus terræ ejus et ipsius
- 8 Donec consumam eos in manu ejus
30-24 Donec faciat et compleat cogitationem cordis sui
31- 5 Et donec tempus veniat, non vindemiabunt
32- 5 Et ibi erit donec visitem eum, ait Dominus
36-23 Donec consumeretur omne volumen igni
37-20 Donec consumerentur omnes panes
44-27 Gladio et fame donec penitus consumantur
49-37 Et mittam post eos gladium donec consumam eos
Thren. 3-50 Donec respiceret et videret Dominus
Ezech. 4- 8 Donec compleas dies obsidionis tuæ
21-27 Donec veniret cujus est judicium
24-13 Donec quiescere faciam indignationem meam in te
28-15 Perfectus in viis tuis.. donec inventa est iniquitas in te
33-22 Aperuitque os meum donec veniret ad me mane
34-21 Infirma pecora, donec dispergerentur foras
39-15 Donec sepeliant illud pollinctores in valle
47-20 Donec venias Emath : hæc est plaga maris
Dan. 2- 9 Ut loquamini mihi donec tempus pertranseat
-34 Donec abscissus est lapis de monte
4- 5 Donec collega ingressus est in conspectu meo
-14 Donec cognoscant viventes, quoniam dominatur Excelsus
-20 Donec septem tempora mutentur super eum
-22 Donec scias quod dominetur Excelsus
-29 Donec scias quod dominetur Excelsus
-30 Donec capilli ejus in similitudinem aquilarum crescerent
5-21 Donec cognosceret quod potestatem haberet
6-24 Donec arriperent eos leones, et omnia ossa eorum comminuerunt
7- 4 Aspiciebam donec evulsæ sunt alæ ejus
- 9 Aspiciebam donec throni positi sunt
-22 Donec venit Antiquus dierum, et judicium dedit sanctis Excelsi
10- 3 Donec complerentur trium hebdomadarum dies
11-36 Et dirigetur, donec compleatur iracundia
Osee 5-15 Donec deficiatis, et quæratis faciem meam.
7- 4 Quievit... donec fermentaretur totum
Jonæ. 4- 5 Donec videret quid accideret civitati
Mich. 7- 9 Iram Do. portabo, quoniam peccavi ei, donec causam meam judicet
1 *Mac.* 3-33 Ut nutriret... filium suum, donec rediret
4-41 Ut pugnarent... donec emundarent sancta.
5-19 Adversum gentes, donec revertamur
-53 Et exhortabatur populum per totam viam, donec venirent in terram Juda
-54 Donec reverterentur in pace
10-50 Invaluit prælium nimis, donec occidit sol
14-41 In æternum, donec surgat propheta fidelis
16- 9 Donec venit Cedronem, quam ædificavit
2 *Mac.* 2- 7 Donec congreget Deus congregationem populi
Matth. 1-25 Donec peperit filium suum primogenitum
5-18 Donec transeat cœlum et terra, iota unum aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant
-26 Donec reddas novissimum quadrantem
10-11 Quis in ea dignus sit : et ibi manete donec exeatis
-23 Donec veniat Filius hominis

Matth. 12-20 Donec ejiciat ad victoriam judicium
13-33 Mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum
14-22 Trans fretum, donec dimitteret turbas
16-28 Donec videant Filium hominis venientem
17- 9 Donec Filius hominis a mortuis resurgat
18-30 Misit eum in carcerem, donec redderet debitum
22-44 Donec ponam inimicos tuos scabellum
23-39 Donec dicatis : Benedictus, qui venit
24-34 Quia non præteribit generatio hæc, donec omnia hæc fiant
-39 Donec venit diluvium, et tulit omnes
26-36 Sedete hic donec vadam illuc et orem
Marc. 6-10 Illic manete donec exeatis inde
8-39 Donec videant regnum Dei veniens
12-36 Donec ponam inimicos tuos scabellum
13-30 Quoniam non transibit generatio hæc, donec omnia ista fiant
14-32 Ait Discipulis suis : Sedete hic donec orem.
Luc. 9-27 Qui non gustabunt mortem donec videant regnum Dei
12-59 Donec etiam novissimum minutum reddas
13-21 Mulier abscondit in farinæ sata tria, donec fermentaretur totum
-35 Donec veniat cum dicetis : Benedictus
15- 4 Ad illam quæ perierat, donec inveniat eam?
- 8 Et quærit diligenter, donec inveniat ?
17- 8 Ministra mihi donec manducem et bibam
20-43 Donec ponam inimicos tuos scabellum
21-24 Donec impleantur tempora nationum
-32 Quia non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant
22-16 Non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei
-18 Dico e. vobis quod non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat
-34 Non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosse me
Joan. 9- 4 Me oportet operari opera ejus qui misit me, donec dies est
-18 Donec vocaverunt parentes ejus qui viderat
13-38 Non cantabit gallus donec ter me neges
21-22 Sic eum volo manere donec veniam, quid ad te?
-23 Sic eum volo manere donec veniam, quid ad te?
Act. 2-35 Donec ponam inimicos tuos scabellum
8-40 Evangelizabat... donec veniret Cæsaream
21-26 Donec offerretur pro unoquoque eorum oblatio
23-12 Neque bibituros, donec occiderent Paulum
-14 Nihil gustaturos, donec occidamus Paulum
-21 Neque bibere, donec interficiant eum
25-21 Jussi servari eum, donec mittam eum ad Cæsarem
Rom. 11-25 Donec plenitudo Gentium intraret
1 *Cor.* 11-26 Mortem Domini annuntiabitis donec veniat
15-25 Donec ponat omnes inimicos sub pedibus ej.
Galat. 3-19 Donec veniret semen, cui promiserat
4-19 Parturio, donec formetur Christus in vobis
Ephes. 4-13 Donec occurramus omnes in unitatem fidei
2 *Thes.* 2- 7 Qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat
Hebr. 3-13 Adhortamini... donec Hodie cognominatur
10-13 Expectans donec ponantur inimici ejus scabellum pedum ejus
Jacob. 5- 7 Donec accipiat temporaneum et serotinum
2 *Petr.* 1-19 Donec dies elucescat, et lucifer oriatur
Apoc. 2-25 Id quod habetis tenete donec veniam
6-11 Donec compleantur conservi eorum
15- 8 Donec consummarentur septem plagæ
17-17 Donec consummentur verba Dei
20- 3 Donec consummentur mille anni
- 5 Donec consummentur mille anni

DONO.

Gen. 33- 5 Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus
-11 Suscipe benedictionem quam attuli tibi, et quam donavit mihi Deus
48- 9 Filii mei sunt, quos donavit mihi Deus
Levit. 19-20 Pretio non redempta, nec libertate donata
Num. 8-15 Quon. dono donati sunt mihi a filiis Israël
Deut. 15-13 Et quem libertate donaveris
2 *Reg.* 12-22 Quis scit si forte donet eum mihi Dominus
Esth. 7- 3 Dona mihi animam meam pro qua rogo
Job. 6-22 Afferte..et de substantia vestra donate mihi
35- 7 Quid donabis ei, aut quid de manu tua accipiet?
Eccli. 25-15 Cui donatum est habere timorem Dei
Ezech. 16-33 Et dona donabas eis, ut intrarent ad te
36-11 Bonisque donabo majoribus quam habuistis
2 *Mac.* 1-35 Sacerdotibus donavit multa bona
3-31 Ut vitam donaret ei qui in supremo spiritu erat constitutus
-33 Propter eum Dominus tibi vitam donavit

2 *Mac.* 4-32 Vasa e templo furatus donavit Andronico
7-22 Neque enim ego spiritum et animam donavi vobis et vitam
Marc. 15-45 Cum cognovisset... donavit corpus Joseph
Luc. 7-21 Multos curavit... et cæcis multis donavit visum
-42 Non habentibus illis unde redderent, donavit utrisque
-43 Dixit : Æstimo quia is cui plus donavit
Act. 3-14 Et petistis virum homicidam donari vobis
25-11 Nemo potest me illis donare, Cæsarem appello
27-24 Donavit tibi Deus omnes qui navigant tecum
Rom. 8-32 Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit ?
1 *Cor.* 2-12 Ut sciamus quæ a Deo donata sunt nobis
2 *Cor.* 2- 7 Ut e contrario magis donetis, et consolemini
-10 Cui autem aliquid donastis, et ego : nam et ego quod donavi, si quid donavi
12-13 Donate mihi hanc injuriam
Galat. 3-18 Per repromissionem donavit Deus
Ephes. 4-32 Benigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis
Philip. 1-29 Quia vobis donatum est pro Christo
2- 9 Et donavit illi nomen, quod est super omne
Colos. 2-13 Convivificavit... donans vobis omnia delicta
3-13 Et donantes vobismetipsis
Sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos
Phile. -22 Spero per orationes vestras donari me vobis
2 *Petr.* 1- 3 Quæ ad vitam et pietatem donata sunt
- 4 Et pretiosa nobis promissa donavit

DONUM.

Gen. 24-53 Fratribus quoque ejus et matri dona obtulit
49- 3 Prior in donis, major in imperio
Levit. 23-38 Exceptis sabbatis Domini, donisque vestris
Num. 3- 9 Dabisque dono Levitas
8-15 Quon. dono donati sunt mihi a filiis Israël
-19 Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus
18- 6 Et tradidi donum Domino, ut serviant
1 *Reg.* 30-26 Misit dona de præda senioribus Juda
Esth. 2-18 Dona largitus est juxta magnificentiam
Job. 36-18 Nec multitudo donorum inclinet te
Psal. 67-19 Accepisti dona in hominibus
71-10 Reges Arabum et Saba dona adducent
Prov. 4- 2 Donum bonum tribuam vobis
6-35 Nec suscipiet pro redemptione dona plurima
18-16 Donum hominis dilatat viam ejus
19- 6 Multi... amici sunt dona tribuentis
21-14 Donum in sinu indignationem (*extinguit*)
Eccle. 3-13 Et videt bonum de labore suo, hoc donum Dei est
5-18 Lætetur de labore suo : hoc est donum Dei
Sap. 3- 9 Quoniam donum et pax est electis ejus
-14 Dabitur enim illi fidei donum electum
7-14 Propter disciplinæ dona commendati
8-21 Erat sapientiæ, scire cujus esset hoc donum
18- 2 Et ut esset differentia, donum petebant
Eccli. 1-23 Dinumeravit eam : utraque a. sunt dona Dei
14-14 Et particula boni doni non te prætereat
20-31 Xenia et dona excæcant oculos judicum
34-23 Dona iniquorum non probat Altissimus
Isai. 66-20 De cunctis gentibus donum Domino
Ezech. 16-33 Et dona donabas eis, ut intrarent ad te
20-31 Et in oblatione donorum vestrorum
46-16 Si dederit princeps donum alicui de filiis suis
Dan. 2- 6 Præmia et dona... accipietis a me
5-17 Et dona domus tuæ alteri da
1 *Mac.* 10-24 Verba deprecatoria, et dignitates, et dona
-39 Quas dedi donum sanctis qui sunt in Jerus
-54 Et dabo tibi dona, et ipsi, digna te
-60 Et dedit illis argentum multum, et aurum, et dona
2 *Mac.* 4-30 Eo quod. . regis concubinæ dono essent dati
9-16 Quod prius expoliaverat, optimis donis ornaturum
Matth. 23-18 Quicumque autem juraverit in dono.. debet
-19 Quid enim majus est, donum, an altare quod sanctificat donum ?
Marc. 7-11 Si dixerit homo patri, aut matri, Corban (quod est donum)
Luc. 21- 5 Quod bonis lapidibus et donis ornatum esset
Joan. 4-10 Si scires donum Dei, et quis est qui dicit
Act. 2-38 Et accipietis donum Spiritus sancti
8-20 Donum Dei existimasti pecunia possideri
Rom. 5-15 Sed non sicut delictum, ita et donum
Multo magis gratia Dei et donum
-16 Non sicut per unum peccatum, ita et donum
11-29 Sine pœnitentia e. sunt dona et vocatio Dei
1 *Cor.* 7- 7 Unusquisq. proprium donum habet ex Deo
2 *Cor.* 9-15 Gratias Deo super inenarrabili dono ejus
Ephes. 2- 8 Et hoc non ex vobis, Dei enim donum est
3- 7 Cujus factus sum minister, secundum donum gratiæ Dei

Ephes. 4- 8 Duxit captivitatem : dedit dona hominibus
Hebr. 5- 1 Ut offerat dona et sacrificia pro peccatis
6- 4 Gustaverunt etiam donum cœleste
Jacob. 1-17 Omne donum perfectum desursum est

DOR *et* DORAM.

Urbs regia Chananæorum, sita juxta mare Mediterraneum, cis Jordanem, in nono milliario Cæsareæ Palæstinæ pergentibus Tyrum, nunc deserta; quæ cum cecidisset in sortem tribus Manasse, eam possidere non potuit, quia in illa habitatores pristini permansere. Eam Antiochus Demetrii filius obsedit cum centum et viginti millibus bellatorum et octo millibus equitum, ut Tryphonem caperet occideretque.

Josue. 11- 2 In campestribus quoque et in regionibus Dor juxta mare
12-23 Rex Dor, et provinciæ Dor unus
17-11 Et habitatores Dor cum oppidis suis
21-32 Hammoth Dor, et Carthan... civitates tres
Judic. 1-27 Et habitatores Dor, et Jeblaam, et Mageddo
1 *Par.* 7-29 Mageddo et filias ejus, Dor et filias ejus
1 *Mac.* 15-11 Et venit Doram fugiens per maritimam
-13 Et applicuit Antiochus super Doram
-25 Rex applicuit castra in Doram secundo

DORCAS. *Vide* TABITHA.

Act. 9-36 Tabitha, quæ interpretata dicitur Dorcas
-39 Tunicas et vestes, quas faciebat illis Dorcas

DORDA.

Filius quartus Mahol, vir sapientissimus. Videtur cantor et musicus fuisse tempore Salomonis.

3 *Reg.* 4-31 Heman, et Chalcol, et Dorda, filiis Mahol

DORMIO.

Gen. 19-32 Inebriemus eum... dormiamusque cum eo
-33 Ingressa est major, dormivitque cum patre
-34 Ecce dormivi heri cum patre meo
Etiam hac nocte, et dormies cum eo
-35 Ingressaque minor filia, dormivit cum eo
28-11 Supponens capiti... dormivit in eodem loco
-13 Terram in qua dormis tibi dabo
30-15 Dormiat tecum hac nocte pro mandragoris
-16 Dormivitque cum ea nocte illa
32-13 Cumque dormisset ibi nocte illa
34- 2 Et rapuit, et dormivit cum illa
35-22 Et dormivit cum Bala concubina patris sui
39- 7 Injecit domina sua oculos in Joseph, et ait : Dormi mecum
-12 Et illa apprehensa lacinia vestimenti ejus, diceret : Dormi mecum
41- 5 Rursum dormivit, et vidit alterum somnium
47-30 Sed dormiam cum patribus meis
Exod. 22-16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea
-27 Nec habet aliud in quo dormiat
Levit. 14-47 Et qui dormierit in ea, et comederit quidp.
15- 4 Omne stratum in quo dormierit, immundum
-21 Et in quo dormierit vel sederit... polluetur
-33 Vel quæ jugi fluit sanguine, et hominis qui dormierit cum ea
19-20 Si dormierit cum muliere coïtu seminis
20-11 Qui dormierit cum noverca sua
-12 Si quis dormierit cum nuru sua
-13 Qui dormierit cum masculo coïtu fœmineo
26- 6 Dormietis, et non erit qui exterreat
Num. 5-13 (*Vir cujus uxor*) dormierit cum altero viro
-19 Si non dormivit vir alienus tecum
24- 9 Accubans dormivit ut leo, et quasi leæna
Deut. 6- 7 In itinere, dormiens atque consurgens
21-13 Intrabis ad eam, dormiesque cum illa
22-22 Si dormierit vir cum uxore alterius
-29 Dabit qui dormivit cum ea, patri puellæ
24-13 Ut dormiens in vestimento suo, benedicat
27-20 Maledictus qui dormit cum uxore patris
-21 Maledictus qui dormit cum omni jumento
-22 Maledictus qui dormit cum sorore sua
-23 Maledictus qui dormit cum socru sua
28-30 Uxorem accipias, et alius dormiat cum ea
31-16 Ecce tu dormies cum patribus tuis
Judic. 16- 3 Dormivit a. Samson usq. ad medium noctis
-19 At illa dormire eum fecit super genua sua
Ruth. 3- 4 Quando autem ierit ad dormiendum, nota locum in quo dormiat
- 7 Issetque ad dormiendum juxta acervum
-13 Vivit Dominus : dormi usque mane
-14 Dormivit itaque ad pedes ejus
1 *Reg.* 2-22 Et quomodo dormiebant cum mulieribus
3- 3 Samuël dormiebat in templo Domini
- 5 Non vocavi : revertere, et dormi
Et abiit, et dormivit
- 6 Non vocavi te, fili mi : revertere, et dormi
- 9 Et ait ad Samuelem : Vade, et dormi
1 *Reg.* 3- 9 Abiit ergo Samuël, et dormivit in loco suo
-15 Dormivit autem Samuel usque mane
9-25 Stravitque Saül in solario, et dormivit
26- 5 Cumque vidisset locum in quo dormiebat Saul
Et Saülem dormientem in tentorio
- 7 Invenerunt Saül jacentem et dormientem
Abner autem et populum dormientes
-12 Sed omnes dormiebant, quia sopor Domini irruerat super eos
2 *Reg.* 4- 5 Qui dormiebat super stratum suum meridie
- 7 Ille dormiebat super lectum suum in conclavi
7-12 Et dormieris cum patribus tuis, suscitabo
11- 4 Cum ingressa esset ad illum, dormivit cum ea
- 9 Dormivit autem Urias ante portam domus
-11 Et dormiam cum uxore mea ?
-13 Dormivit in strato suo cum servis domini sui
12- 3 In sinu illius dormiens; eratq. illi sicut filia
-11 Et dormiet cum uxoribus tuis in oculis solis
-24 Ingressusque ad eam, dormivit cum ea
3 *Reg.* 1- 2 Foveat eum, dormiatque in sinu suo
- 4 Dormiebatque cum rege, et ministrabat ei
-21 Eritque cum dormierit dominus meus rex
2-10 Dormivit igitur David cum patribus suis
3-19 Dormiens quippe oppressit eum
-20 De latere meo ancillæ tuæ dormientis
11-21 Cumq. audisset Adad in Ægypto dormisse David cum patribus suis
-43 Dormivitque Salomon cum patribus suis
14-20 Et dormivit cum patribus suis
-31 Dormivitque Roboam cum patribus suis
15- 8 Et dormivit Abiam cum patribus suis
-24 Dormivit cum patribus suis, et sepultus est
16- 6 Dormivit ergo Baasa cum patribus suis
-28 Dormivitque Amri cum patribus suis
18-27 Aut certe dormit, ut excitetur
21-27 Et dormivit in sacco, et ambulavit demisso capite
22-40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis
-51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis
4 *Reg.* 8-24 Et dormivit Joram cum patribus suis
10-35 Dormivit Jehu cum patribus suis
13- 9 Dormivitque Joachaz cum patribus suis
-13 Et dormivit Joas cum patribus suis
14-16 Dormivitque Joas cum patribus suis
-22 Postquam dormivit rex cum patribus suis
-29 Dormivitque Jeroboam cum patribus suis
15- 7 Et dormivit Azarias cum patribus suis
-22 Dormivit Manahem cum patribus suis
-38 Et dormivit Joatham cum patribus suis
16-20 Dormivitque Achaz cum patribus suis
20-21 Dormivitque Ezechias cum patribus suis
21-18 Dormivitque Manasses cum patribus suis
24- 5 Et dormivit Joakim cum patribus suis
2 *Par.* 9-31 Dormivitque cum patribus suis, et sepelierunt eum
12-16 Et dormivit Roboam cum patribus suis
14- 1 Dormivit autem Abia cum patribus suis
16-13 Dormivitq. cum patribus suis : et mortuus est
21- 1 Dormivit autem Josaphat cum patribus suis
26- 2 Postquam dormivit rex cum patribus suis
-23 Dormivitque Ozias cum patribus suis
27- 9 Dormivitque Joatham cum patribus suis
28-27 Dormivitque Achaz cum patribus suis
32-33 Dormivitque Ezechias cum patribus suis
33-20 Dormivit ergo Manasses cum patribus suis
Tobiæ. 2-11 Dormienti illi calida stercora inciderent
8-15 Reperit eos salvos et incolumes, secum pariter dormientes
Judith. 14-13 Suspicabatur e. illum cum Judith dormire
Job. 3-13 Nunc e. dormiens silerem, et somno meo requiescerem
7- 4 Si dormiero, dicam : Quando consurgam ?
-21 Ecce, nunc in pulvere dormiam
11-18 Et defossus securus dormies
14-12 Sic homo cum dormierit, non resurget
20-11 Et cum eo in pulvere dormient
21-26 In pulvere dormient, et vermes operient eos
27-19 Dives cum dormierit, nihil secum auferet
30-17 Et qui me comedunt, non dormiunt
33-15 Quando irruit sopor super homines, et dormiunt in lectulo
38-37 Concentum cœli quis dormire faciet ?
40-16 Sub umbra dormit in secreto calami
Psal. 3- 6 Ego dormivi, et soporatus sum, et exurrexi
4- 9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam
40- 9 Numquid qui dormit non adjiciet ut resurgat ?
56- 5 Dormivi conturbatus
67-14 Si dormiatis inter medios cleros
75- 6 Dormierunt somnum suum : et nihil invenerunt
Psal. 77-65 Et excitatus est tanquam dormiens Dom.
87- 6 Sicut vulnerati dormientes in sepulcris
120- 4 Ecce non dormitabit neque dormiet
Prov. 3-24 Si dormieris, non timebis : quiesces
4-16 Non enim dormiunt nisi malefecerint
6- 9 Usquequo piger dormies? quando consurges
-10 Paululum dormies, paululum dormitabis, paululum conseres manus, ut dormias
-22 Gradiantur tecum : cum dormieris, custodiant te
23-34 Et eris sicut dormiens in medio mari
24-33 Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis
Eccle. 4-11 Et si dormierint duo, fovebuntur mutuo
5-11 Saturitas aut. divitis non sinit eum dormire
Cant. 5- 2 Ego dormio, et cor meum vigilat
Sap. 17-13 Eumdem somnum dormientes
Eccli. 22- 8 Quasi qui excitat dormientem de gravi somno
- 9 Cum dormiente loquitur qui enarrat stulto
24-45 Et inspiciam omnes dormientes
31-22 Et in dormiendo non laborabis ab illo
-24 Dormiet usque mane, et anima... delectabitur
46-23 Et post hoc dormivit, et notum fecit regi
Isai. 5-27 Non dormitabit, neque dormiet
14- 8 Ex quo dormisti, non ascendet qui succidat
-18 Omnes reges gentium universi dormierunt in gloria
21-13 In saltu ad vesperam dormietis
50-11 Factum est hoc vobis, in doloribus dormietis
51-20 Dormierunt in capite omnium viarum
56-10 Dormientes, et amantes somnia
65- 4 Qui... in delubris idolorum dormiunt
Jerem. 3-25 Dormiemus in confusione nostra
51-39 Sopiantur, et dormiant somnum sempitern.
-57 Et dormient somnum sempiternum
Baruc. 6-43 Cum a. aliqua ex ipsis attracta ab aliquo transeunte dormierit cum eo
Ezech. 4- 4 Et tu dormies super latus tuum sinistrum
Numero dierum quibus dormies super illud
- 6 Dormies super latus tuum dextrum secundo
- 9 Numero dierum quibus dormies super latus
23- 8 Nam et illi dormierunt cum ea in adolescentia
31-18 In medio incircumcisorum dormies
32-19 Descende, et dormi cum incircumcisis
-21 Dormierunt incircumcisi, interfecti gladio
-27 Non dormient cum fortibus, cadentibusque
-28 Dormies cum interfectis gladio
-29 Qui cum incircumcisis dormierunt
-30 Qui dormierunt incircumcisi cum interfectis
-32 Dormivit in medio incircumcisorum
34-25 In deserto, securi dormient in saltibus
Dan. 6-18 Abiit rex... et dormivit incœnatus
12- 2 Qui dormiunt in terræ pulvere, evigilabunt
Osee. 2-18 Dormire eos faciam fiducialiter
7- 6 Tota nocte dormivit coquens eos
Amos. 6- 4 Qui dormitis in lectis eburneis, et lascivitis
Jonæ. 1- 5 Jonas descendit ad interiora navis : et dormiebat sopore gravi
Mich. 7- 5 Ab ea quæ dormit in sinu tuo, custodi
1 *Mac.* 11- 6 Se salutaverunt, et dormierunt illic
16- 4 Profecti sunt ad Cendebæum : et dormierunt in Modin
Matth. 8-24 Ita ut navicula operiretur fluctibus, ipse vero dormiebat
9-24 Non est enim mortua puella, sed dormit
13-25 Cum a. dormirent homines, venit inimicus
25- 5 Dormitaverunt omnes et dormierunt
26-40 Et invenit eos dormientes, et dicit Petro
-43 Venit iterum, et invenit eos dormientes
-45 Dicit illis : Dormite jam, et requiescite
27-52 Corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt
28-13 Furati sunt eum, nobis dormientibus
Marc. 4-27 Et dormiat, et exurgat nocte et die
-38 Et erat ipse in puppi super cervical dormiens
5-39 Quid turbamini, et ploratis ? puella non est mortua, sed dormit
13-36 Ne cum venerit... inveniat vos dormientes
14-37 Et venit, et invenit eos dormientes
Et ait Petro : Simon, dormis ?
-40 Et reversus, denuo invenit eos dormientes
-41 Ait illis : Dormite jam, et requiescite
Luc. 8-52 Non est mortua puella, sed dormit
22-45 Invenit eos dormientes præ tristitia
-46 Ait illis : Quid dormitis ? surgite, orate
Joan. 11-11 Dixit eis : Lazarus amicus noster dormit
-12 Domine, si dormit, salvus erit
Act. 12- 6 In ipsa nocte erat Petrus dormiens
13-36 Cum administrasset voluntati Dei, dormivit
1 *Cor.* 7-39 Quod si dormierit vir ejus, liberata est
11-30 Inter vos multi infirmi... et dormiunt multi

1 *Cor.* 15- 6 Multi manent... quidam autem dormierunt
-18 Qui dormierunt in Christo, perierunt
-20 Resurrexit a mortuis primitiæ dormientium
Ephes. 5-14 Surge qui dormis, et exurge a mortuis
1 *Thes.* 4-12 De dormientibus, ut non contristemini
-14 Qui dormierunt per Jesum adducet cum eo
-14 Non præveniemus eos qui dormierunt
5- 6 Igitur non dormiamus sicut et cæteri
- 7 Qui enim dormiunt, nocte dormiunt
-10 Ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum Christo vivamus
2 *Petr.* 3- 4 Ex quo enim patres dormierunt

DORMITATIO.

Psal. 131- 4 Si dedero... palpebris meis dormitationem
Prov. 23-21 Consumentur, et vestietur pannis dormitatio

DORMITIO.

2 *Mac.* 12-45 Qui cum pietate dormitionem acceperant
Joan. 11-13 Putaverunt quia de dormitione somni diceret

DORMITO.

Psal. 75- 7 Dormitaverunt qui ascenderunt equos
118-28 Dormitavit anima mea præ tædio
120- 3 Neque dormitet qui custodit te
- 4 Ecce non dormitabit neque dormiet
Prov. 6- 4 Nec dormitent palpebræ tuæ
-10 Paululum dormies, paululum dormitabis
24-33 Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis
Isai. 5-27 Non dormitabit, neque dormiet
Nahum. 3-18 Dormitaverunt pastores tui, rex Assur
Matth. 25- 5 Dormitaverunt omnes et dormierunt
2 *Petr.* 2- 3 Non cessat, et perditio eorum non dormitat

DORSUM.

Deut. 33-11 Percute dorsa inimicorum ejus
2 *Reg.* 22-41 Inimicos meos dedisti mihi dorsum
3 *Reg.* 12-10 Digitus meus grossior est dorso patris mei
2 *Par.* 29- 6 A tabernaculo Domini, et præbuerunt dorsum
Psal. 17-41 Inimicos meos dedisti mihi dorsum
20-13 Quoniam pones eos dorsum
65-11 Posuisti tribulationes in dorso nostro
67-14 Posteriora dorsi ejus in pallore auri
68-24 Et dorsum eorum semper incurva
80- 7 Divertit ab oneribus dorsum ejus
128- 3 Supra dorsum meum fabricaverunt
Prov. 10-13 Virga in dorso ejus qui indiget corde
26- 3 Et virga in dorso imprudentium
Eccli. 21-18 Projiciet illud post dorsum suum
35-22 Ut contribulet dorsum ipsorum
Isai. 45- 1 Et dorsa regum vertam, et aperiam coram eo
Jerem. 18-17 Dorsum, et non faciem, ostendam eis
48-37 In cunctis manibus colligatio, et super omne dorsum cilicium
Baruc. 2-33 Avertent se a dorso suo duro
Ezech. 8-16 Dorsa habentes contra templum Domini
9-11 Qui habebat atramentarium in dorso suo
41-15 Faciem ejus, quod erat separatum ad dorsum
Amos. 8-10 Inducam super omne dorsum vestrum saccum
Nahum. 1-13 Nunc conteram virgam ejus de dorso tuo
Rom. 11-10 Et dorsum eorum semper incurva

DORYMINUS.

Anno mundi 3889, *Romæ* 589, *ante J. Ch.* 165. *Pater est istius Ptolemæi quem elegit Lysias, Syriæ præfectus, et misit cum Nicanore et Gorgia, et cum eis quadraginta millia peditum et septem millia equitum, ut venirent in terram Juda et disperderent eam.*

1 *Mac.* 3-38 Elegit Lysias Ptolemæum filium Dorymini

DOS.

Gen. 30-20 Et ait : Dotavit me Deus dote bona
34-12 Augete dotem, et munera postulate
Exod. 22-17 Reddet pecuniam juxta modum dotis
3 *Reg.* 9-16 Et dedit eam in dotem filiæ suæ, uxori Sal.
2 *Mac.* 1-14 Ut acciperet pecunias multas dotis nomine

DOSITHEUS I.

Anno mundi 3877, *Romæ* 577, *ante J. Ch.* 177. *Anno quarto, regnantibus Ptolemæo Philometore Ægypti rege et Cleopatra conjuge, qui ambo erga Judæos magnam ostendebant benevolentiam, attulerunt Alexandriam Dositheus, qui se sacerdotem et Levitici generis ferebat, et Ptolemæus filius ejus, epistolam Phurim, id est, totum librum Esther, qui ad Judæos per modum epistolæ missus est, quam dixerunt interpretatum esse Lysimachum, Ptolemæi filium, in Jerusalem.*

Esth. 11- 1 Dositheus, qui se sacerdotem et Levitici generis ferebat

DOSITHEUS II.

Dositheus iste et Sosipater, qui erant duces cum Juda Machabæo, peremerunt a Timotheo relictos in præsidio decem millia viros. Ipse Timotheus incidit in potestatem Dosithei, quem dimisit illæsum propter Judæos quosdam captivos in exercitu Timothei detentos.

2 *Mac.* 12-19 Dositheus aut. et Sosipater qui erant duces
-24 Timotheus incidit in partes Dosithei et Sosipatris

DOSITHEUS III.

Dositheus iste de Bacenoris eques, vir fortis, Gorgiam tenebat; et, cum vellet illum capere vivum, eques quidam de Thracibus irruit in eum, humerumque ejus amputavit; atque ita Gorgias effugit in Maresa.

2 *Mac.* 12-35 Dositheus vero quidam de Bacenoris eques

DOTHAIN.

Locus in quo cum Joseph inviseret fratres suos patris greges pascentes, ipsi eum jam sibi invisum occidere voluerunt; sed Ruben nolente, expoliatum tunica polymita, in cisternam veterem projecerunt. In tribu Zabulon situs est, vel in tribu Manasse, quæ erat contermina tribui Ephraim, in qua erat Samaria. Vocatur Dothan in lib. 4 Regum.

Gen. 37-17 Audivi a. eos dicentes : Eamus in Dothaïn Perrexit ergo Joseph...et invenit eos in Dothain
Judith. 4- 5 Contra faciem campi magni juxta Dothaïn
7- 3 Usque ad apicem qui respicit super Dothaïn

DOTHAN. *Vide* DOTHAIN.

4 *Reg.* 6-13 Annuntiaveruntq. ei, dicentes : Ecce in Dothan

DOTO.

Gen. 30-20 Et ait : Dotavit me Deus dote bona
Exod. 22-16 Dotabit eam, et habebit eam uxorem

DRACHMA.

2 *Esdr.* 7-70 Dedit in thesaurum auri drachmas mille
-71 Dederunt... auri drachmas viginti millia
-72 Populus, auri drachmas viginti millia
2 *Mac.* 12-43 Duodecim millia drachmas argenti misit
Luc. 15- 8 Quæ mulier habens drachmas decem, si perdiderit drachmam unam
- 9 Quia inveni drachmam, quam perdideram

DRACO.

Exod. 7-12 Virgas suas, quæ versæ sunt in dracones
-15 Virgam, quæ conversa est in draconem
Deut. 32-33 Fel draconum vinum eorum, et venenum
2 *Esdr.* 2-13 Ante fontem Draconis, et ad portam Stercoris
Esth. 10- 7 Duo a. dracones : ego sum, et Aman
11- 6 Ecce duo dracones magni, paratique
Job. 30-29 Frater fui draconum, et socius struthionum
Psal. 73-13 Contribulasti capita draconum in aquis
-14 Confregisti capita draconis : dedisti eum escam
90-13 Conculcabis leonem et draconem
103-26 Draco iste, quem formasti ad illudendum
148- 7 Laudate Dominum de terra, dracones, et omnes abyssi
Sap. 16-10 Nec draconum venenatorum vicerunt dentes
Eccli. 25-23 Commorari leoni et draconi placebit
Isai. 13-21 Et replebuntur domus eorum draconibus
34-13 Et erit cubile draconum, et pascua struthionum
35- 7 In quibus prius dracones habitabant
43-20 Glorificabit me bestia agri, dracones et struthiones
51- 9 Numquid non tu... vulnerasti draconem ?
Jerem. 9-11 Dabo Jerusalem in acervos arenæ, et cubilia draconum
10-22 Ut ponat civitates Juda... et habitaculum draconum
14- 6 Traxerunt ventum quasi dracones
49-33 Et erit Asor in habitaculum draconum
50-39 Habitabunt dracones cum faunis ficariis
51-34 Absorbuit me quasi draco... et ejecit me
-37 Erit Babylon in tumulos, habitatio draconum
Ezech. 29- 3 Ecce ego ad te, Pharao rex Ægypti, draco magne
32- 2 Assimilatus es, et draconi qui est in mari
Dan. 14-22 Et erat draco magnus in loco illo, et colebant eum
-25 Interficiam draconem absque gladio et fuste
-26 Fecitque massas, et dedit in os draconis, et diruptus est draco
Dan. 14-27 Bel destruxit, draconem interfecit
Mich. 1- 8 Faciam planctum velut draconum
Malac. 1- 3 Posui... et hæreditatem ejus in dracones deserti
Apoc. 12- 3 Ecce draco magnus rufus, habens capita septem, et cornua decem
- 4 Draco stetit ante mulierem, quæ erat paritura
- 7 Et Angeli ejus præliabantur cum dracone Et draco pugnabat, et angeli ejus
- 9 Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus
-13 Postquam vidit draco quod projectus esset
-16 Absorbuit flumen quod misit draco de ore
-17 Et iratus est draco in mulierem
13- 2 Et dedit illi draco virtutem suam
- 4 Et adoraverunt draconem qui dedit potestatem bestiæ
-11 Habebat cornua... et loquebatur sicut draco
16-13 Et vidi de ore draconis, et de ore bestiæ
20- 2 Et apprehendit draconem, serpentem antiquum

DROMEDARII.

Isai. 60- 6 Dromedarii Madian et Epha : omnes de Saba venient

DRUSILLA.

Drusilla uxor Felicis, filia erat Herodis Agrippæ, qui sanctum Petrum in carcerem conjecit.

Act. 24-24 Veniens Felix cum Drusilla uxore sua

DUBIE.

Levit. 13-43 Condemnabit eum haud dubie lepræ

DUBITATIO.

Ruth. 3-13 Ego te absque ulla dubitatione suscipiam
Act. 10-29 Sine dubitatione veni accersitus

DUBITO.

Tobiæ. 7-13 Non dubito quod Deus preces et lacrymas meas... admiserit
Matth. 14-31 Ait illi : Modicæ fidei, quare dubitasti ?
28-17 Adoraverunt : quidam a. dubitaverunt
Act. 10-20 Descende, et vade cum eis nihil dubitans

DUBIUS, A, UM.

Exod. 10-10 Cui dubium est quod pessime cogitetis ?
Num. 32-23 Nulli dubium est quin peccetis in Deum
1 *Reg.* 30- 8 Absque dubio enim comprehendes eos
Tobiæ. 7-14 Nunc noli dubium gerere quod tibi eam tradam
Esth. 15- 1 (Haud dubium quin esset Mardochæus)
Ezech. 30- 9 Erit pavor... quia absque dubio veniet
1 *Cor.* 15-27 Sine dubio præter eum qui subjecit ei omnia
1 *Tim.* 6- 7 Haud dubium quod nec auferre quid possumus

DUCATUS.

2 *Esdr.* 5-18 Insuper et annonas ducatus mei non quæsivi
Eccli. 7- 4 Noli quærere a domino ducatum
2 *Mac.* 10-29 Apparuerunt... ducatum Judæis præstantes
Matth. 15-14 Cæcus autem si cæco ducatum præstet

DUCENTI, Æ, A.

Gen. 11-19 Vixitque Phaleg... ducentis novem annis
-21 Vixit quoque Reu... ducentis septem annis
-23 Vixitque Sarug... ducentis annis
-32 Dies Thare ducentorum quinque annorum
32-14 (*Separavit*) capras ducentas, hircos viginti
Exod. 30-23 Sume tibi... ducentos quinquaginta siclos
Num. 1-35 Triginta duo millia ducenti
2-21 Numerati sunt, triginta duo millia ducenti
3-34 Ab uno mense et supra, sex millia ducenti
-43 Viginti duo millia ducenti septuaginta tres
-46 In pretio a. ducentorum septuaginta trium
4-44 Et inventi sunt tria millia ducenti
16- 2 Aliique filiorum Israel ducenti quinquaginta viri
-17 Offerentes Domino ducenta quinquaginta thuribula
-35 Interfecit ducentos quinquaginta viros
26-10 Combussit ignis ducentos quinquaginta viros
-14 Numerus fuit, viginti duo millia ducenti
Josue. 7-21 Vidi enim... et ducentos siclos argenti
Judic. 17- 4 Quæ tulit ducentos argenteos, et dedit eos
1 *Reg.* 15- 4 Ducenta millia peditum, et decem millia virorum Juda
18-27 Et percussit ex Philisthiim ducentos viros
25-13 Porro ducenti remanserunt ad sarcinas
-18 Et tulit ducentos panes, et duos utres vini

1 Reg. 25-18 Et ducentas massas caricarum, et posuit super asinos
30-10 Substiterant enim ducenti, qui lassi transire non poterant
-21 Venit autem David ad ducentos viros
2 Reg. 14-26 Ponderabat capillos capitis sui ducentis siclis
15-11 Cum Absalom ierunt ducenti viri de Jerusalem
16- 1 Qui onerati erant ducentis panibus
3 Reg. 7-20 Malogranatorum a. ducenti ordines erant
10-16 Fecit quoque... ducenta scuta de auro purissimo
20-15 Et reperit numerum ducentorum triginta
1 Par. 5-21 Ceperuntque... ovium ducenta quinquaginta millia
7- 9 Ad bella fortissimi, viginti millia et ducenti
-11 Et ducenti, ad prælium procedentes
9-22 Omnes hi electi... ducenti duodecim
12-32 De filiis quoque Issachar... principes ducenti
15- 6 Asaïa princeps; et fratres ejus ducenti vig.
- 8 Semeias princeps; et fratres ejus ducenti
25- 7 Cuncti doctores, ducenti octoginta octo
2 Par. 8-10 Fuerunt ducenti quinquaginta, qui erudiebant populum
9-15 Fecit... Salomon ducentas hastas aureas
12- 3 (*Ascendit Sesac*) cum mille ducentis curribus
14- 8 Et sagittariorum ducenta octoginta millia
17-15 Et cum eo ducenta octoginta millia
-16 Et cum eo ducenta millia virorum fortium
-17 Et cum eo tenentium arcum et clypeum ducenta millia
28- 8 Ceperuntque... ducenta millia mulierum
29-32 Arietes centum, agnos ducentos
1 Esdr. 2- 7 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta
-12 Filii Azgad, mille ducenti viginti duo
-19 Filii Hasum, ducenti viginti tres
-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
-31 Filii Ælam alterius, mille ducenti quinquaginta
-38 Filii Pheshur, mille ducenti quadraginta
-65 In ipsis cantores atque cantatrices ducenti
-66 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
6-17 Obtulerunt... vitulos centum, arietes ducentos
8- 4 Filius Zarehe, et cum eo ducenti viri
- 9 Et cum eo ducenti decem et octo viri
-20 De Nathinæis... Nathinæos ducentos viginti
2 Esdr. 7-12 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta
-34 Viri Ælam alterius, mille ducenti quinquaginta
-41 Filii Phashur, mille ducenti quadraginta
-67 Inter eos cantores et cantatrices ducenti
-68 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
-71 Dederunt... et argenti mnas duo millia ducentas
11-13 Principes patrum: ducenti quadraginta duo
-18 In civitate sancta ducenti octoginta quatuor
Cant. 8-12 Et ducenti his qui custodiunt fructus ejus
Ezech. 45-15 Et arietem unum de grege ducentorum
48-17 Suburbana civitatis ad Aquilonem ducenta quinquaginta
Et ad Meridiem ducenta quinquaginta
Et ad Orientem ducenta quinquaginta
Et ad mare ducenta quinquaginta
Dan. 12-11 Et a tempore... dies mille ducenti nonaginta
2 Mac. 3-11 Talenta esse quadrenginta, et auri ducenta
12- 4 Submerserunt non minus ducentos
- 9 Appareret Jerosolymis a stadiis ducentis quadraginta
Marc. 6-37 Euntes emamus ducentis denariis panes
Joan. 6- 7 Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis
21- 8 Non enim longe erant a terra, sed quasi cubitis ducentis
Act. 23-23 Parate milites ducentos, ut eant usq. Cæsar.
Equites septuaginta, et lancearios ducentos
27-37 Eramus vero universæ animæ in navi ducentæ septuaginta sex
Apoc. 11- 3 Et prophetabunt diebus mille ducentis

DUCO.

Gen. 11-29 Duxerunt autem Abram et Nachor uxores
20-12 Non filia matris meæ, et duxi eam in uxorem
22- 3 Ducens secum duos juvenes, et Isaac filium
24-62 Deambulabat Isaac per viam quæ ducit ad Puteum
25- 1 Abraham vero aliam duxit uxorem
-20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuëlis
26-34 Esaü vero quadragenarius duxit uxores
28- 6 Et misisset eum... ut inde uxorem duceret
Gen. 28- 9 Ivit ad Ismaëlem, et duxit uxorem
29-13 In oscula ruens, duxit in domum suam
-28 Hebdomada transacta, Rachel duxit uxorem
34-29 Parvulos quoque eorum et uxores duxerunt captivas
35-16 Venit... ad terram quæ ducit Ephratam
-19 Rachel, et sepulta est in via quæ ducit Ephratam
37-28 Qui duxerunt eum in Ægyptum
38-14 Sedit in bivio itineris quod ducit Thamnam
-25 Quæ cum duceretur ad pœnam, misit ad socerum
39- 1 Igitur Joseph ductus est in Ægyptum
Exod. 13-17 Non eos duxit Deus per viam terræ Philisthiim
26-37 Columnas deaurabis... ante quas ducetur tentorium
32-34 Et duc populum istum quo locutus sum tibi
40-31 Ducto in introitu ejus tentorio
Levit. 20-14 Qui supra uxorem filiam duxerit matrem
-21 Qui duxerit uxorem fratris sui rem facit illicitam
21- 7 Et vile prostibulum non ducent uxorem
-13 Virginem ducet uxorem
Num. 11-16 Duces eos ad ostium tabernaculi fœderis
14- 3 Uxores ac liberi nostri ducantur captivi
20-25 Tolle Aaron... et duces eos in montem Hor
21- 1 Victor existens, duxit ex eo prædam
- 4 Profecti sunt... per viam quæ ducit ad mare Rubrum
22-41 Mane a. facto, duxit eum ad excelsa Baal
23-14 Cumque duxisset eum in locum sublimem
-27 Veni, et ducam te ad alium locum
-28 Cumq. duxisset eum super verticem montis
36- 7 Omnes enim viri ducent uxores de tribu
Deut. 1-39 De quibus dixistis quod captivi ducerentur
2- 1 Venimus in solitudinem quæ ducit ad mare Rubrum
- 8 Venimus ad iter quod ducit in desertum Moab
4-27 Nationibus, ad quas vos ducturus est Dom.
11-10 In hortorum morem aquæ ducuntur irriguæ
18-10 Filium suum, aut filiam, ducens per ignem
21- 4 Et ducent eam ad vallem asperam atque saxosam
-10 Si... tradiderit eos Dom. Deus tuus in manu tua, captivosque duxeris
-19 Et ducent ad seniores civitatis illius
22- 2 Duces in domum tuam, et erunt apud te
-13 Si duxerit vir uxorem, et postea odio habuerit eam
24- 2 Cumque egressa alterum maritum duxerit
28-36 Ducet te Dominus, et regem tuum
-41 Quoniam ducentur in captivitatem
30- 1 Et ductus pœnitudine cordis tui in..gentibus
Josue. 2- 7 Secuti sunt eos per viam quæ ducit ad vadum
7-24 (Et omnis Israël cum eo) duxerunt eos ad Vallem Achor.
12- 3 Per viam quæ ducit Bethsimoth: et ab australi parte
13-16 Universam planitiem, quæ ducit Medaba.
Judic. 3- 6 Et duxerunt uxores filias eorum
4- 6 Vade, et duc exercitum in montem Thabor
5-14 Descenderunt... qui exercitum ducerent ad bellandum
7- 4 Duc eos ad aquas, et ibi probabo illos
16-21 Et duxerunt Gazam vinctum catenis
19- 9 Et duc lætum diem, et cras proficisceris
-10 Ducens secum duos asinos onustos
21- 6 Ductique pœnitentia filii Israël
-21 Ad ducendos choros ex more procedere
-23 Rapuerunt sibi de his quæ ducebant choros
1 Reg. 1-22 Ducam eum, ut appareat ante conspectum Domini
6-12 Ibant a... per viam quæ ducit Bethsames
18- 6 Chorosque ducentes in occursum Saül regis
30- 2 Et captivas duxerant mulieres ex ea
Sed secum duxerant, et pergebant itinere suo
- 3 Cum... invenissent... et filias ductas esse captivas
- 5 Si quidem et duæ uxores David captivæ ductæ fuerant
-15 Potes me ducere ad cuneum istum?
Et ego ducam te ad cuneum istum
-16 Qui cum duxisset eum, ecce illi discumbebant
2 Reg. 2- 3 Duxit David singulos cum domo sua
6-13 Ducebant arcam testamenti Domini
3 Reg. 1-33 Imponite Salomonem... et ducite eum in Gihon
7- 8 Filiæ Pharaonis (quam uxorem duxerat Salomon)
8-46 Quod si.. captivi ducti fuerint in terram inimicorum
3 Reg. 8-48 In terra... ad quam captivi ducti fuerint
16-31 Insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal
18-40 Duxit eos Elias ad torrentem Cison
4 Reg. 4-19 Tolle, et duc eum ad matrem suam
-20 Cum tulisset, et duxisset eum ad matrem s.
5- 2 Et captivam duxerant de terra Isr. puellam
6-19 Duxit ergo eos in Samariam
10-17 Duxit in Samariam. Et percussit omnes
17-27 Ducite illuc unum de sacerdotibus
-28 Qui captivi ducti fuerant de Samaria
21-13 Et ducam crebrius stylum sup. faciem ejus
23-34 Et duxit in Ægyptum, et mortuus est ibi
24-15 Et judices terræ duxit in captivitatem
-16 Duxitque eos rex Babylonis captivos
25- 4 Per viam quæ ducit ad campestria solitud.
- 6 Duxerunt ad regem Babylonis in Reblatha
-20 Duxit ad regem Babylonis in Reblatha
1 Par. 2-26 Duxit quoque uxorem alteram Jeramеel
5- 6 Quem captivum duxit Thelgathphalnasar rex
26-16 Juxta portam quæ ducit ad viam Ascensionis
2 Par. 6-36 Si... captivos duxerint eos in terram longinquam
-37 In terra ad quam captivi ducti fuerant
-38 In terra captivitatis suæ, ad quam ducti sunt
11-18 Duxit autem Roboam uxorem Mahalath
-21 Nam uxores decem et octo duxerat
18-25 Ducite eum ad Amon principem
29- 9 Et conjuges captivæ ductæ sunt
30- 9 Coram dom. s., qui illos duxerunt captivos
33-11 Vinctum catenis... duxerunt in Babylonem
36- 6 Et vinctum catenis duxit in Babylonem
-20 Ductus in Babylonem servivit regi et filiis ej.
1 Esdr. 4-14 Quia læsiones regis videre nefas ducimus
10- 2 Et duximus uxores alienigenas
-14 Et omnes..qui duxerunt uxores alienigenas
-17 Omnes viri, qui duxerant uxores alienigenas
-18 Inventi s... qui duxerant uxores alienigenas
2 Esdr. 9-19 Non recessit... ut duceret eos in viam
13-23 Vidi Judæos ducentes uxores Azotidas
-26 Et ipsum ergo duxerunt ad peccatum mulieres alienigenæ
-27 Numquid... et ducamus uxores peregrinas
Tobiæ. 1- 1 Post viam quæ ducit ad Occidentem
5- 7 Nosti viam quæ ducit in regionem Medorum?
-15 Dixit ei Angelus: Ego ducam et reducam
-20 Ego sanum ducam, et sanum tibi reducam
6-22 Amore filiorum magis quam libidine ductus
11-19 Quæ fecisset..per hominem qui eum duxerat
12- 3 Me duxit et reduxit sanum
Judith. 3-10 Ducentes choros in tympanis et tibiis
6-10 Quem solventes duxerunt ad Bethuliam
10-16 Duxeruntq. illam ad tabernacul. Holofernis
Esth. 2-16 Ducta est itaque ad cubiculum regis
6- 1 Noctem illam duxit rex insomnem
12- 3 Confessos jussit duci ad mortem
Job. 12-19 Ducit sacerdotes inglorios
14- 3 Dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos
21-13 Ducunt in bonis dies suos
-30 Servatur malus, et ad diem furoris ducetur
-32 Ipse ad sepulcra ducetur, et... vigilabit
37-12 Quocumq. eas voluntas gubernantis duxerit
38-20 Ut ducas unumquodque ad terminos suos
Psal. 136- 3 Interrogaver. nos, qui captivos duxerunt nos
Prov. 4-11 Ducam te per semitas æquitatis
12-28 Iter autem devium ducit ad mortem
16-25 Et novissima ejus ducunt ad mortem
-29 Et ducit eum per viam non bonam
24-11 Erue eos qui ducuntur ad mortem
Cant. 8- 2 Apprehendam te, et ducam in domum matris meæ
Sap. 7- 8 Divitias nihil esse duxi in comparatione illius
18-23 Divisit illam quæ ad vivos ducebat viam
19- 4 Ducebat e. illos ad hunc finem digna necessitas
Prolog. Eccli. Attuli doctrinam... ad illa quæ ad finem ducunt
Isai. 5-13 Captivus ductus est populus meus
15- 7 Ad torrentem salicum ducent eos
23- 7 Ducent eam pedes sui longe ad peregrinand.
42-16 Ducam cæcos in viam quam nesciunt
53- 7 Sicut ovis ad occisionem ducetur
Jerem. 2-17 Eo tempore quo ducebat te per viam
3- 1 Si... et recedens ab eo, duxerit virum alterum
20- 5 Et tollent, et ducent in Babylonem
20-16 Hostes tui in captivitatem ducentur
32- 5 Et in Babylonem ducet Sedeciam
39- 7 Vinxit eum... ut duceretur in Babylonem
40- 1 Et ducebantur in Babylonem
41-10 Captivas duxit Ismahel o. reliquias populi
43-12 Comburet ea, et captivos ducet illos
48-27 Propter verba ergo tua... captivus duceris
49- 3 Melchom in transmigrationem ducetur

Jerem. 52- 7 Per viam... quæ... ducit ad hortum regis
Abierunt per viam quæ ducit in eremum
-26 Duxit eos ad regem Babylonis in Reblatha
Thren. 1- 5 Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem
Baruc. 1- 9 Et duxit eos vinctos in Babylonem
4-26 Ducti sunt e. ut grex direptus ab inimicis
-27 Erit e. memoria vestra ab eo qui duxit vos
5- 6 Exierunt e. abs te pedibus ducti ab inimicis
Ezech. 5- 1 Duces per caput tuum, et per barbam tuam
6- 9 In gentibus ad quas captivi ducti sunt
25- 3 Quoniam ducti sunt in captivitatem
30-17 Gladio cadent, et ipsæ captivæ ducentur
-18 Filiæ a. ejus in captivitatem ducentur
42- 1 Eduxit me... per viam ducentem ad Aquilonem
Dan. 11- 8 Vasa quoque.. captiva ducet in Ægyptum
13-45 Cumque duceretur ad mortem
Osee. 2-14 Lactabo eam, et ducam eam in solitudinem
Amos. 2-10 Duxi vos in deserto quadraginta annis
5- 5 Quia Galgala captiva ducetur
Mich. 1-16 Quoniam captivi ducti sunt ex te
Nahum. 3-10 In transmigrationem ducta est in captivitatem
Zach. 13- 9 Et ducam tertiam partem per ignem
1 Mac. 1-34 Et captivas duxerunt mulieres
3-50 Quid faciemus istis, et quo eos ducemus ?
5-13 Et captivas duxerunt uxores eorum
8- 2 Obtinuerunt eos, et duxerunt sub tributum
-10 Et captivas duxerunt uxores eorum
9- 2 Abierunt viam quæ ducit in Galgala
-37 Et ducunt sponsam ex Madaba
13-20 Gyraverunt per viam quæ ducit Ador
14- 3 Comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacem
2 Mac. 1-18 Necessarium duximus significare vobis
-19 Cum in Persidem ducerentur patres nostri
3- 2 Et principes locum summo honore dignum ducerent
6- 7 Ducebantur autem cum amara necessitate
-29 Hi autem qui eum ducebant
7-12 Quod tanquam nihilum duceret cruciatus
-18 Post hunc ducebant sextum, et is, mori incipiens
9-21 Necessarium duxi pro communi utilitate
-23 In locis superioribus ducebat exercitum
10-20 Hi v. qui cum Simone erant, cupiditate ducti
14-25 Rogavitque eum ducere uxorem
Matth. 4- 1 Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu
5-32 Et qui dimissam duxerit, adulterat
7-13 Spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem
-14 Et arca via est, quæ ducit ad vitam
10-18 Et ad reges ducemini propter me
19- 9 Quicumque... et aliam duxerit, mœchatur
22-24 Ut ducat frater ejus uxorem illius
Et qui dimissam duxerit, mœchatur
-25 Et primus, uxore ducta, defunctus est
26-57 Duxerunt ad Caïpham principem sacerdot.
27-31 Et duxerunt eum ut crucifigerent
Marc. 9- 1 Et ducit illos in montem excelsum
10-11 Quicumque... aliam duxerit, adulterium committit
11- 7 Et duxerunt pullum ad Jesum
13-11 Et cum duxerint vos tradentes
14-44 Ipse est, tenete eum, et ducite caute
15- 1 Vincientes Jesum, duxerunt et tradiderunt Pilato
-16 Milites autem duxerunt eum in atrium
Luc. 4- 5 Duxit illum diabolus in montem excelsum
- 9 Et duxit illum in Jerusalem, et statuit eum
-29 Duxerunt illum usq. ad supercilium montis
-40 Qui habebant infirmos... ducebant illos ad eum
5- 4 Duc in altum, et laxate retia vestra
6-39 Numquid potest cæcus cæcum ducere ?
10-34 Duxit in stabulum, et curam ejus egit
13-15 Non solvit bovem... et ducit adaquare ?
14-20 Uxorem duxi, et ideo non possum venire
16-18 Omnis, qui... et alteram ducit, mœchatur
Et qui dimissam a viro ducit, mœchatur
17-27 Uxores ducebant, et dabantur ad nuptias
19-35 Et duxerunt illum ad Jesum
20-35 Neque nubent, neque ducent uxores
21-24 Et captivi ducentur in omnes gentes
22-54 Duxerunt ad domum principis sacerdotum
-66 Et duxerunt illum in concilium suum, dicentes
23- 1 Duxerunt illum ad Pilatum
-26 Et cum ducerent eum, apprehenderunt Simonem
-32 Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo
Joan. 21-18 Alius te cinget, et ducet quo tu non vis
Act. 8-32 Tanquam ovis ad occisionem ductus est
9-21 Ut vinctos illos duceret ad principes
-27 Apprehensum illum duxit ad Apostolos
-39 Cum advenisset duxerunt eum in cœnacul.
Act. 12-10 Ad portam ferream quæ ducit ad civitatem
-19 Inquisitione facta de custodibus, jussit eos duci
17-19 Apprehensum eum ad Areopagum duxerunt
20- 9 Ductus somno cecidit de tertio cœnaculo
21-34 Præ tumultu, jussit duci eum in castra
23-18 Assumens eum, duxit ad tribunum, et ait
-31 Duxerunt per noctem in Antipatridem
1 Cor. 12- 2 Ad simulacra muta prout ducebamini euntes
2 Cor. 6-14 Nolite jugum ducere cum infidelibus
Galat. 2-13 Ita ut et Barnabas duceretur ab eis
5-18 Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege
Ephes. 4- 8 Ascendens in altum captivam duxit captivitatem
2 Tim. 3- 6 Et captivas ducunt mulierculas... quæ ducuntur variis desideriis
Hebr. 10-29 Qui.. sanguinem testamenti pollutum duxerit
Apoc. 13-10 Qui in captivitatem duxerit, in captivitatem vadet

DUCTILIS, E.

Exod. 25-31 Facies et candelabrum ductile de auro
-36 Erunt, universa ductilia de auro purissimo
37- 7 Duos etiam Cherubim ex auro ductili
-17 Fecit et candelabrum ductile de auro
Num. 8- 4 Erat factura candelabri, ex auro ductili
10- 2 Fac tibi duas tubas argenteas ductiles
Psal. 97- 6 In tubis ductilibus, et voce tubæ corneæ

DUCTOR.

Num. 10-31 Tu enim nosti... et eris ductor noster
Deut. 1-30 Dominus Deus, qui ductor est vester
8-15 Et ductor tuus fuit in solitudine magna
31- 6 Quia Dominus Deus t. ipse est ductor tuus
- 8 Et Dominus, qui ductor est vester
Judic. 4-14 En ipse est ductor tuus
2 Esdr. 9-12 In columna nubis ductor eorum fuisti
Isai. 63-14 Spiritus Domini ductor ejus fuit
2 Mac. 5-15 Menelao ductore, qui legum et patriæ fuit proditor

DUCTUS.

Ezech. 17- 3 Longo membrorum ductu... venit ad Libanum

DUDIA.

Hujus ducis nulla est alibi mentio. Patria ostendit illum fuisse de tribu Juda; Ahohi enim erat oppidum ejus tribus. Regebat turmam Dudia in mense Ijar.

1 Par. 27- 4 Habebat turmam Dudia Ahohites

DUDUM.

Gen. 27-33 Qui dudum captam venationem attulit
Exod. 12-39 Farinam, quam dudum de Ægypto conspersam tulerant
Ezech. 11- 3 Nonne dudum ædificatæ sunt domus ?

DUEL.

Pater Eliasaph, e tribu Gad, et hujus tribus princeps.

Num. 1-14 De Gad, Eliasaph filius Duël
2-14 Princeps fuit Eliasaph filius Duël
7-42 Princeps filiorum Gad, Eliasaph filius Duël
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duël
10-20 Erat princeps Eliasaph filius Duel

DULCEDO.

Exod. 15-25 Quod cum misisset in aquas, in dulcedinem versæ sunt
Judic. 9-11 Numquid possum deserere dulcedinem meam
14-14 Et de forti egressa est dulcedo
Job. 24-20 Dulcedo illius vermes
Psal. 20- 4 Prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis
30-20 Quam magna multitudo dulcedinis tuæ
67-11 Parasti in dulcedine tua pauperi, Deus
Prov. 16-24 Dulcedo animæ, sanitas ossium
Sap. 16-21 Substantia e. tua dulcedinem t...ostendebat
Isai. 24- 8 Conticuit dulcedo citharæ
Joel. 1- 5 Ululate omnes qui bibitis vinum in dulcedine
3-18 Stillabunt montes dulcedinem
Amos. 9-13 Stillabunt montes dulcedinem

DULCIS, IOR.

Judic. 14- 8 Quid dulcius melle, et quid fortius leone ?
Job. 20-12 Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum
21-33 Dulcis fuit glareis Cocyti
Psal. 18-11 Et dulciora super mel et favum
24- 8 Dulcis et rectus Dominus : propter hoc legem dabit
Psal. 54-15 Qui simul mecum dulces capiebas cibos
118-103 Quam dulcia faucibus meis eloquia tua
Prov. 7- 5 Ab aliena, quæ verba sua dulcia facit
9-17 Aquæ furtivæ dulciores sunt
16-21 Et qui dulcis eloquio, majora percipiet
24-13 Comede.. et favum dulcissimum gutturi tuo
27- 7 Anima esuriens etiam amarum pro dulci sumet
Eccle. 5-11 Dulcis est somnus operanti
11- 7 Dulce lumen, et delectabile est oculis
Cant. 2- 3 Et fructus ejus dulcis gutturi meo
-14 Vox enim tua dulcis, et facies tua decora
4- 3 Labia tua : et eloquium tuum, dulce
Eccli. 6- 5 Verbum dulce multiplicat amicos
23-24 Homini fornicatio omnis panis dulcis
-37 Et nihil dulcius quam respicere in mandatis Domini
24-27 Spiritus enim meus super mel dulcis
47-11 Et in sono eorum dulces fecit modos
Isai. 5-20 Ponentes amarum in dulce, et dulce in amarum
Jerem. 31-26 Et vidi, et somnus meus dulcis mihi
Ezech. 3- 3 Factum est in ore meo sicut mel dulce
33-32 Quod suavi dulcique sono canitur
Rom. 16-18 Per dulces sermones... seducunt corda
Jacob. 3-11 Emanat dulcem et amaram aquam ?
-12 Sic neque salsa dulcem potest facere aquam
1 Petr. 2- 3 Si tamen gustastis quoniam dulcis est Dominus
Apoc. 10- 9 In ore suo erit dulce tanquam mel
-10 Et erat in ore meo tanquam mel dulce

DULCOR.

Eccli. 11- 3 Et initium dulcoris habet fructus illius

DULCORATUR.

Prov. 27- 9 Bonis amici consiliis anima dulcoratur

DUM.

Gen. 24-45 Dumque hæc tacitus mecum volverem
Deinceps omittitur.

DUMA. *Filiorum Ismaëlis sextus.*

Gen. 25-14 Masma quoque, Duma, et Massa
1 Par. 1-30 Et Masma, et Duma, Massa, Hadad
Isai. 21-11 Onus Duma ad me clamat ex Seïr

DUMMODO.

Gen. 19- 8 Dummodo viris istis nihil mali faciatis
Act. 20-24 Dummodo consummem cursum meum

DUNTAXAT.

Levit. 14- 8 Ita duntaxat, ut maneat extra tabernaculum
21-23 Ita duntaxat, ut intra velum non ingrediatur
25-50 Supputatis duntaxat annis a tempore
Num. 5-25 Imponetque illud... ita duntaxat ut prius
18- 3 Ita duntaxat, ut ad vasa... non accedant
-15 Ita duntaxat, ut pro hominis primogenito pretium accipias
22-20 Ita duntaxat, ut quod tibi præcepero, facias
26-55 Ita duntaxat, ut sors terram tribubus dividat
Deut. 12-16 Absque esu duntaxat sanguinis
25- 3 Ita duntaxat, ut quadragenarium numerum non excedant
Josue. 22- 5 Ita duntaxat, ut custodiatis attente
Judic. 2- 2 Ita duntaxat, ut non feriretis fœdus
2 Par. 33- 8 Ita duntaxat si custodierint facere quæ præcepi eis
Esth. 2-12 Ita duntaxat, ut sex mensibus oleo ungerentur

DUO, Æ, O.

Gen. 1-16 Fecitque Deus duo luminaria magna :
2-24 Et erunt duo in carne una
4-19 Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada
5-18 Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis
-20 Dies Jared nongenti sexaginta duo anni
-26 Vixit Mathusala... septingentis octoginta duobus annis
-28 Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis
7- 2 De animantibus vero immundis duo et duo
- 9 Duo et duo ingressa sunt ad Noë in arcam
9-22 Cham... nuntiavit duobus fratribus suis foras
10-25 Natique sunt Heber filii duo
19- 1 Veneruntque duo Angeli Sodomam vespere
- 8 Habeo duas filias, quæ necdum cognoverunt virum
-15 Surge, tolle uxorem tuam, et duas filias
-16 Apprehenderunt manum... duarum filiarum ejus
-30 Mansit in spelunca ipse, et duæ filiæ ejus

Gen. 19-30 Mansit in spelunca ipse, et duæ filiæ ejus
-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Loth de patre
22- 3 Ducens secum duos juvenes, et Isaac filium
- 6 Cumque duo pergerent simul
24-22 Appendentes siclos duos, et armillas totid.
25-23 Duæ gentes sunt in utero tuo
Et duo populi ex ventre tuo dividentur
27- 9 Affer mihi duos hœdos optimos
29-16 Habebat vero duas filias,nomen majoris Lia
32- 7 Divisit... et camelos in duas turmas
-10 Nunc cum duabus turmis regredior
-22 Tulit duas uxores suas et totidem famulas
34-25 Duo filii Jacob, Simeon et Levi
40- 1 Accidit ut peccarent duo eunuchi
41- 1 Post duos annos vidit Pharao somnium
-50 Nati sunt autem Joseph filii duo
42-37 Duos filios meos interfice, si non reduxero
44-27 Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea
46-27 Filii autem Joseph... animæ duæ
48- 1 Qui, assumptis duobus filiis Manasse et Ephraïm
Exod. 2-13 Conspexit duos Hebræos rixantes
4- 9 Quod si nec duobus quidem his signis crediderint
16-22 Id est, duo gomor per singulos homines
18- 3 Et duos filios ejus, quorum unus vocabatur Gersam
21-21 Sin autem uno die vel duobus supervixerint
25-10 Cujus longitudo habeat duos et semis cubitos
-12 Duo circuli sint in latere uno, et duo in altero
-17 Duos cubitos et dimidium tenebit longitudo
-18 Duos quoque cherubim aureos... facies
-22 Loquar ad te... de medio duorum cherubim
-23 Facies et mensam... habentem duos cubitos longitudinis
-35 Sphærulæ sub duobus calamis per tria loca
26-17 In lateribus tabulæ, duæ incastraturæ fient
-19 Ut binæ bases... per duos angulos subjiciantur
-23 Rursum alias duas quæ in angulis erigantur
-24 Duabus quoque tabulis quæ in angulis ponendæ sunt
-25 Duabus basibus per unam tabulam supputatis
27- 6 Facies et vectes altaris de lignis setim duos
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
- 9 Sumesque duos lapides onychinos
-14 (*Facies*) et duas catenulas ex auro purissimo
-23 (*Facies*) et duos annulos aureos, quos pones
-25 Catenarum extrema duobus copulabis uncinis
-26 Facies et duos annulos aureos, quos pones
-27 Nec non et alios duos annulos aureos, qui ponendi sunt
29- 1 Tolle... et arietes duos immaculatos
- 3 Offeres : vitulum autem et duos arietes
-13 Sumes... ac duos renes, et adipem qui super eos est
-22 Tolles... duos renes, atque adipem qui super eos est
-38 Agnos anniculos duos per singulos dies jugiter
30- 2 Id est, quadrangulum, et duos cubitos in altitudine
- 4 (*Facies*) duos annulos aureos sub corona
31-18 Deditque... duas tabulas testimonii lapideas
32-15 Portans duas tabulas testimonii in manu sua
34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas
- 4 Excidit ergo duas tabulas lapideas
-29 Tenebat duas tabulas testimonii
36-24 Duæ bases sub una tabula ponebantur
-26 Duas bases per singulas tabulas
-28 Duas alias per singulos annulos tabernaculi
37- 1 Habentem duos semis cubitos in longitudine
- 3 Conflans... duos annulos in latere uno, et duos in altero
- 6 Fecit et propitiatorium... duorum cubitorum et dimidii
- 7 Duos etiam cherubim ex auro ductili
- 8 Duos cherubim in singulis summitatibus
-10 Fecit et mensam... in longitudine duorum cubitorum
-25 Singulos habens cubitos et in altitudine duos
-27 Fecitque... duos annulos aureos sub corona
39- 4 Duasque oras sibi invicem copulatas
- 6 Paravit et duos lapides onychinos
-16 Et duos uncinos, totidemque annulos aureos
-17 E quibus penderent duæ catenæ aureæ
Levit. 3- 4 Duos renes cum adipe quo teguntur ilia
-15 Duos renunculos cum reticulo quod est super eos
Levit. 4- 9 Duos renunculos, et reticulum quod est super eos
5- 7 Offerat duos turtures, vel duos pullos columbarum
-11 Si non quiverit manus ejus duos offerre turtures, aut duos pullos columbarum
-15 Qui emi potest duobus siclis, juxta pondus sanctuarii
7- 4 (*Offerent*) duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est
8- 2 Tolle...duos arietes, canistrum cum azymis
-16 Duosque renunculos cum arvinulis suis
-25 Duos renes cum adipibus suis et armo dextro separavit
12- 5 Immunda erit duabus hebdomadibus
- 8 Sumet duos turtures vel duos pullos columbarum
14- 4 Ut offerat duos passeres vivos pro se
-10 Assumet duos agnos immaculatos
-22 Duosque turtures sive duos pullos columbæ
-49 In purificationem ejus sumet duos passeres
15-14 Sumet duos turtures, aut duos pullos columbæ
-29 Offeret pro se sacerdoti duos turtures, aut duos pullos columbarum
16- 1 Post mortem duorum filiorum Aaron
- 5 Suscipietque... duos hircos pro peccato
- 7 Duos hircos stare faciet coram Domino
19-19 Veste quæ ex duobus texta est, non indueris
23-13 Offerentur cum eo, duæ decimæ similæ conspersæ oleo
-17 (*Offeretis*) panes primitiarum duos de duabus decimis similæ fermentatæ
-18 Et arietes duos, et erunt in holocaustum
-19 Facietis... duosque agnos anniculos hostias
24- 5 Qui singuli habebunt duas decimas
Num. 3-21 De Gerson fuere familiæ duæ, Lebnitica et Semeïtica
4-36 Inventi sunt duo millia septingenti
-40 Inventi sunt duo millia sexcenti triginta
6-10 In octava a. die offeret duos turtures, vel duos pullos columbæ, sacerdoti
7- 3 Unum plaustrum obtulere duo duces
- 7 Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson

Hæc fuit oblatio
-17 Nahasson filii Aminadab.
-23 Nathanaël filii Suar.
-29 Eliab filii Elon.
-35 Elisur filii Sedeur.
-41 Salamiel filii Surisaddaï.
-47 Eliasaph filii Duel.
-53 Elisama filii Ammiud.
-59 Gamaliel filii Phadassur.
-65 Abidan filii Gedeonis.
-71 Ahiezer filii Ammisaddaï.
-77 Phegiel filii Ochran.
-83 Ahira filii Enan.
Et in hostias pacificorum boves duos, *etc.*

-85 Ex argento sicli duo millia quadringenti
-89 Erat super arcam testimonii inter duos cherubim
10- 2 Fac tibi duas tubas argenteas ductiles
11-19 Non uno die, nec duobus, vel quinque
-26 Remanserant autem in castris duo viri
-31 Volabantq. in aëre duobus cubitis altitudine
13-24 Quem portaverunt in vecte duo viri
15- 6 Et arietes erit sacrificium similæ duarum decimarum
22-22 Et duos pueros habebat secum
-24 Stetit Angelus in angustiis duarum maceriarum
26-34 Numerus earum, quinquaginta duo millia septingenti
28- 3 Offerre debetis : agnos anniculos immaculatos duos
- 9 Offerretis duos agnos anniculos immaculatos,et duas decimas similæ oleo conspersæ
-11 Offeretis... vitulos de armento duos
-12 Et duas decimas similæ oleo conspersæ
-19 Offeretisque... vitulos de armento duos
-20 Et duas decimas per arietem
-27 Offeretisque... vitulos de armento duos
-28 Tres decimas per singulos vitulos, per arietes duas
29- 3 In sacrificiis... duas decimas per arietem
- 9 Et in sacrificiis... duas decimas per arietem
-13 Offeretisque holocaustum... arietes duos
-14 (*Offeretisque*) et duas decimas arieti uno, id est, simul arietibus duobus
-17 In die altero offeretis... arietes duos
-20 Die tertio offeretis... arietes duos
-23 Die quarto offeretis... arietes duos
-26 Die quinto offeretis... arietes duos
-29 Die sexto offeretis... arietes duos
-32 Die septimo offeretis... arietes duos
31-38 Et de bobus... boves septuaginta et duo
Num. 34-15 Id est, duæ semis tribus, acceperunt partem
35- 5 Contra Orientem duo millia erunt cubiti
Contra Meridiem similiter erunt duo millia
Deut. 3- 8 Tulimusque... de manu duorum regum Amorrhæorum
-21 Quæ fecit Dominus Deus vester duobus his regibus
4-13 Quæ scripsit in duabus tabulis lapideis
-47 Duorum regum Amorrhæorum, qui erant trans Jordanem
5-22 Et scripsit ea in duabus tabulis lapideis
9-10 Deditque mihi Dominus duas tabulas
-11 Dedit mihi Dom. duas tabulas lapideas
-15 Duas tabulas fœderis utraq. tenerem manu
10- 1 Dola tibi duas tabulas lapideas
- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas
14- 6 Omne animal, quod in duas partes findit ungulam
17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit
19-15 Sed in ore duorum aut trium testium stabit.
21-15 Si habuerit homo uxores duas
25-11 Si habuerint inter se jurgium viri duo
32-30 Quo modo... et duo fugent decem millia?
Josue. 2- 1 Misit igitur Josue... duos viros
-10 Quæ feceritis duobus Amorrhæorum regibus
3- 4 Sitq. inter vos et arcam spatium cubitorum duûm millium
6-22 Duobus autem viris qui exploratores missi fuerant
7- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant
9-10 Et duobus regibus Amorrhæorum qui fuerunt trans Jordanem
14- 3 Duabus enim tribubus, et dimidiæ, dederat Moyses
- 4 Filii Joseph in duas divisi tribus
15-60 Et Arebba : civitates duæ, et villæ earum
19-30 Civitates viginti duæ, et villæ earum
21-16 Civitates novem de tribubus, ut dictum est, duabus
-25 Cum suburbanis suis, civitates duæ
-27 Bosram, cum suburbanis suis, civitates duas
24-12 Et ejeci eos... duos reges Amorrhæorum
Judic. 5-16 Quare habitas inter duos terminos
7-25 Apprehensosque duos viros Madian... interfecit
9-44 Duæ a. turmæ palantes... persequebantur
11-37 Dimitte me ut duobus mensibus circumeam montes
-38 Vade. Et dimisit eam duobus mensibus
-39 Expletisque duobus mensibus, reversa est
12- 6 Et ceciderunt... de Ephraïm quadraginta duo millia
15-13 Ligaveruntque eum duobus novis funibus
16-25 Feceruntque eum stare inter duas columnas
-28 Et pro amissione duorum luminum unam ultionem recipiam
19- 3 Habens in comitatu puerum et duos asinos
-10 Ducens secum duos asinos onustos
20-31 Et cæderent per duas semitas vertentes terga
-45 Interfecerunt etiam alia duo millia
Ruth. 1- 1 Ut peregrinaretur...cum uxore sua ac duobus liberis
- 2 Duo filii, alter Mahalon, et alter Chelion
- 5 Remansitque mulier orbata duobus liberis
1 Reg. 1- 2 Et habuit duas uxores, nomen uni Anna
- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
2-21 Et peperit tres filios, et duas filias
-34 Quod venturum est duobus filiis tuis
4- 4 Erantque duo filii Heli cum arca fœderis
-11 Duo quoque filii Heli mortui sunt
-17 Insuper et duo filii tui mortui sunt
5- 4 Et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant
6- 7 Et duas vaccas fœtas... jungite in plaustro
-10 Tollentes duas vaccas,quæ lactabant vitulos
10- 2 Cum abieris hodie a me, invenies duos viros
- 4 Dabunt tibi duos panes, et accipies
11-11 Ita ut non relinquerentur in eis duo pariter
13- 1 Duobus autem annis regnavit super Israël
- 2 Et erant cum Saül duo millia in Machmas
14-49 Et nomina duarum filiarum ejus... Merob, et... Michol
18-21 In duabus rebus gener meus eris hodie
25-18 Tulit... et duos utres vini,et quinque arietes
27- 3 Vir et domus ejus; et David, et duæ uxores
28- 8 Et abiit ipse, et duo viri cum eo
30- 5 Siquidem et duæ uxores David captivæ ductæ fuerant
-12 Fragmen massæ... et duas ligaturas uvæ passæ
-18 Ergo David... et duas uxores suas eruit
2 Reg. 2- 2 Ascendit ergo David, et duæ uxores ejus
-10 Isboseth filius Saül... duobus annis regnavit
4- 2 Duo autem viri principes latronum erant
8- 2 Mensus est autem duos funiculos
- 5 Percussit David de Syria viginti duo millia

2 Reg. 12- 1 Duo viri erant in civitate una
13- 6 Ut faciat in oculis meis duas sorbitiunculas
14- 6 Et ancillæ tuæ erant duo filii
-28 Mansitque Absalom in Jerusalem duobus annis
15-27 Duo filii vestri, sint vobiscum
-36 Sunt autem cum eis duo filii eorum
16- 1 Apparuit... in occursum ejus, cum duobus asinis
18-24 David a. sedebat inter duas portas
21- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha filiæ Aïa
23-20 Ipse percussit duos leones Moab
3 Reg. 2- 5 Quæ fecerit duobus principibus exercitus
-32 Quia interfecit duos viros justos melioresque se
3-16 Tunc venerunt duæ mulieres meretrices ad regem
-18 Nullusque alius... exceptis nobis duabus
-25 Dividite, inquit, infantem vivum in duas partes
5-14 Ita ut duobus mensibus essent in domibus
6-23 Et fecit in oraculo duos cherubim de lignis
-25 Et opus unum erat in duobus cherubim
-32 Et duo ostia de lignis olivarum : et sculpsit
-34 Et duo ostia de lignis abiegnis altrinsecus
7-15 Et finxit duas columnas æreas
-16 Duo quoque capitella fecit, quæ ponerentur
-18 Perfecit columnas, et duos ordines per circuitum
-21 Statuit duas columnas in porticu templi
-24 Duo ordines sculpturarum striatarum erant fusiles
-26 Labiumque ejus... duo millia batos capiebat
-41 Columnas duas, et funiculos capitellorum super capitella columnarum duos; et retiacula duo, ut operirent duos funiculos
-42 Malogranata quadringenta in duobus retiaculis; duos versus malogranatorum in retiaculis singulis
8- 9 Non erat aliud, nisi duæ tabulæ lapideæ,
9-10 Postquam ædificaverat Salomon duas domos
10-19 Duæ manus hinc atque inde tenentes sedile
Et duo leones stabant juxta manus singulas
11-29 Erant autem duo tantum in agro
12-28 Fecit duos vitulos aureos, et dixit eis
14-20 Dies a. quibus regnavit Jeroboam, viginti duo anni sunt
15-25 Regnavitque super Israël duobus annis
16- 8 Regnavit Ela... in Thersa duobus annis
-21 Tunc divisus est populus Isr. in duas partes
-24 Emitque montem... duobus talentis argenti
-29 Regnavit Achab... viginti et duobus annis
17-12 En colligo duo ligna, ut ingrediar et faciam
18-21 Usquequo claudicatis in duas partes ?
-23 Dentur nobis duo boves, et illi eligant sibi
-32 Fecitque aquæductum, quasi per duas aratiunculas
20- 1 Congregavit... et triginta duos reges secum
-27 Quasi duo parvi greges caprarum
21-10 Submittite duos viros filios Belial contra eum
-13 Et adductis duobus viris filiis diaboli
22-52 Regnavitque super Israël duobus annis
4 Reg. 1-14 Devoravit duos principes quinquagenarios
2-12 Vestimenta sua, et scidit illa in duas partes
-24 Egressique sunt duo ursi de saltu, et laceraverunt ex eis quadraginta duos pueros
4- 1 Creditor venit ut tollat duos filios meos
5-17 Ut tollam onus duorum burdonum de terra
-22 Modo venerunt ad me duo adolescentes
-23 Melius est ut accipias duo talenta
Ligavitque duo talenta argenti in duobus saccis, et duplicia vestimenta, et imposuit duobus pueris suis
7- 1 Duo modii hordei statere uno, in porta Samariæ
-14 Adduxerunt ergo duos equos
-16 Et duo modii hordei statere uno
-18 Duo modii hordei statere uno erunt
8-17 Triginta duorum annorum erat cum regnare cœpisset
9-32 Inclinaverunt se ad eum duo vel tres eunuchi
10- 4 Ecce duo reges non potuerunt stare coram eo
- 8 Ponite ea ad duos acervos juxta introitum
11- 7 Duæ vero partes e vobis... custodiant excubias domus
15- 2 Et quinquaginta duobus annis regnavit in Jerusalem
17-16 Feceruntque sibi conflatiles duos vitulos
18-23 Et dabo vobis duo millia equorum
21- 5 Extruxit altaria... in duobus atriis templi
-19 Viginti duorum annorum erat Amon
Duobus quoque annis regnavit in Jerusalem

4 Reg. 23-12 Altaria quæ fecerat Manasses in duobus atriis templi Domini, destruxit rex
25-16 Id est, columnas duas, mare unum, et bases
1 Par. 1-19 Porro Heber nati sunt duo filii
4- 5 Assur vero patri Thecuæ erant duæ uxores
5-21 Ceperuntque... et asinos duo millia
11-22 Ipse percussit duos Ariel Moab
26-32 Duo millia septingenti principes familiarum
2 Par. 3-10 Fecit etiam in domo Sancti sanctorum cherubim duos
-15 Ante fores etiam templi duas columnas
4- 3 Quasi duobus versibus alvum maris circuibant
-12 Hoc est, columnas duas, et epistylia
-13 Malogranata quoque quadringenta et retiacula duo
5-10 Nihilque erat aliud in arca, nisi duæ tabulæ
9-18 Et scabellum aureum, et brachiola duo altrinsecus, et duos leones stantes juxta brachiola
13-21 Procreavitque viginti duos filios, et sedecim filias
21-19 Duorum annorum expletus est circulus
24- 3 Accepit autem ei Joïada uxores duas
26- 3 Et quinquaginta duobus annis regnavit
-12 Numerus principum... duorum millium sexcentorum
33- 5 Ædificavit a. ea... in duobus atriis domus Domini
-21 Viginti duorum annorum erat Amon cum regnare cœpisset
Et duobus annis regnavit in Jerusalem
35- 8 Pecora commixtim duo millia sexcenta
1 Esdr. 2- 3 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta duo
- 6 Joab, duo millia octingenti duodecim
-14 Filii Beguaï, duo millia quinquaginta sex
-58 Filii servorum Salomonis, trecenti nonaginta duo
8-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo
10-13 Et opus non est diei unius vel duorum
2 Esdr. 6-15 Completus est a. murus... quinquaginta duobus diebus
7- 8 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta duo
- 9 Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo
-10 Filii Area, sexcenti quinquaginta duo
-11 Et Joab, duo millia octingenti decem et octo
-17 Filii Azgad, duo millia trecenta viginti duo
-19 Filii Beguaï, duo millia sexaginta septem
-28 Viri Bethazmoth, quadraginta duo
-31 Viri Machmas, centum viginti duo
-33 Viri Nebo alterius, quinquaginta duo
-40 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
-60 Filii servorum Salomonis, trecenti nonaginta duo
-62 Filii Dalaïa... sexcenti quadraginta duo
-66 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-71 Dederunt... argenti mnas duo millia duc.
-72 Dedit... argenti mnas duo millia
12-31 Et statui duos magnos choros laudantium
-39 Steteruntque duo chori laudantium
Tobiæ. 8-19 Misertus es autem duobus unicis
-22 Duas quoque pingues vaccas... occidi fecit
-23 Ut duas hebdomadas moraretur apud se
9- 6 Tunc Raphaël assumens... et duos camelos
14- 2 Completis itaque annis centum duobus
Judith. 13-12 Exierunt duæ, secundum consuetudinem
Esth. 2-21 Irati sunt Bagathan et Thares duo eunuchi
9-27 Ut nulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere
10- 7 Duo autem dracones : Ego sum, et Aman
-10 Duas sortes esse præcepit, unam populi Dei
11- 6 Et ecce duo dracones magni, paratique contra se in prælium
12- 6 Pro duobus eunuchis regis qui fuerant interfecti
15- 5 Cumque... et invocasset... Deum, assumpsit duas famulas
Job. 13-20 Duo tantum ne facias mihi
42- 7 Iratus est furor m. in te, et in duos amicos
Psal. 61-12 Semel locutus est Deus, duo hæc audivi
Prov. 30- 7 Duo rogavi te, ne deneges mihi
-15 Sanguisugæ duæ sunt filiæ, dicentes : Affer
Eccle. 4- 9 Melius est ergo duos esse simul, quam unum
-11 Et si dormierint duo, fovebuntur mutuo
-12 Si... prævaluerit contra unum, duo resistunt
6- 6 Etiamsi duobus millibus annis vixerit
Cant. 4- 5 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli capreæ
7- 3 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli gemelli
Eccli. 2-14 Væ... terram ingredienti duabus viis
3-28 Cor ingrediens duas vias, non habebit successus
23-21 Duo genera abundant in peccatis
26-25 In duobus contristatum est cor meum

Eccli. 26-28 Duæ species difficiles et periculosæ mihi
33-15 Duo et duo, et unum contra unum
38-18 Fac luctum... uno die, vel duobus propter detractionem
46- 5 Et una dies facta est quasi duo ?
-10 Ipsi duo constituti, a periculo liberati sunt
50-27 Duas gentes odit anima mea
Isai 6- 2 Duabus (*alis*) velabant faciem ejus, et duabus velabant pedes ejus, et duabus volabant
7- 4 Cor t. ne formidet a duabus caudis titionum
-16 Quam tu detestaris a facie duorum regum
-21 Nutriet homo vaccam boum, et duas oves
8-14 In petram scandali, duabus domibus Israël
17- 6 Sicut excussio oleæ duarum vel trium olivarum
21- 7 Et vidit currum duorum equitum
22-11 Et lacum fecistis inter duos muros ad aquam
36- 8 Et dabo tibi duo millia equorum
47- 9 Venient tibi duo hæc subito in die una
51-19 Duo sunt quæ occurrerunt tibi
Jerem. 2-13 Duo enim mala fecit populus meus
3-14 Assumam vos... et duos de cognatione
24- 1 Duo calathi pleni ficis, positi ante templum
28- 3 Adhuc duo an. dierum, et ego referri faciam
-11 Sic confringam jugum... post duos annos
33-24 Duæ cognationes, quas elegerat Dominus
34-18 Vitulum quem conciderunt in duas partes
39- 4 Et per portam quæ erat inter duos muros
52- 7 Per viam portæ quæ est inter duos muros
-20 (*Tulit*) et columnas duas, et mare unum
Ezech. 1-11 Duæ pennæ singulorum jungebantur
Et duæ tegebant corpora eorum
-23 Unumquodque duabus alis velabat corpus
21-19 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias
-21 Stetit e. rex... in capite duarum viarum
23- 2 Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
35-10 Duæ gentes, et duæ terræ meæ erunt
37-22 Non erunt ultra duæ gentes, nec dividentur amplius in duo regna
40- 9 Mensus est..et frontem ejus duobus cubitis
-39 Duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde
-40 Ad ostium portæ quæ pergit ad Aquilonem, duæ mensæ
Ante vestibulum portæ, duæ mensæ
41- 3 Mensus est in fronte portæ duos cubitos
-18 Duasque facies habebat cherub
-22 Et longitudo ejus duorum cubitorum
-23 Et duo ostia erant in templo, et in sanctuario
-24 In duobus ostiis ex utraque parte bina erant ostiola
43-14 Usq. ad crepidinem novissimam duo cubiti
Dan. 8- 7 Et comminuit duo cornua ejus
-14 Usque ad vesperam et mane, dies duo millia trecenti
11-27 Duorum quoque regum cor erit ut malefaciant
12- 5 Vidi ego Daniel, et ecce quasi duo alii stabant
13- 5 Constituti sunt de populo duo senes judices
-15 Ingressa est... cum duabus solis puellis
-16 Non erat ibi quisquam præter duos senes absconditos
-19 Surrexerunt duo senes, et accurrerunt
-28 Venerunt et duo presbyteri pleni iniqua cogitatione
-34 Consurgentes a. duo presbyteri in medio
-36 Ingressa est hæc cum duabus puellis
-61 Consurrexerunt adversus duos presbyteros
14-31 Dabantur eis duo corpora quotidie, et duæ oves
Osee. 6- 3 Vivificabit nos post duos dies
10-10 Cum corripientur propter duas iniquitates s.
Amos. 1- 1 Ante duos annos terræ motus
3- 3 Numquid ambulabunt duo pariter
-12 Si eruat pastor de ore leonis duo crura
4- 8 Et venerunt duæ et tres civitates ad unam
Zach. 4- 3 Et duæ olivæ super illud; una a dextris
-11 Quid sunt duæ olivæ istæ, ad dexteram cand.
-12 Dixi ad eum : Quid sunt duæ spicæ olivarum quæ sunt juxta duo rostra aurea
-14 Isti sunt duo filii olei, qui assistunt Dom.
5- 9 Et vidi : et ecce duæ mulieres egredientes
6- 1 Ecce quatuor quadrigæ egredientes de medio duorum montium
-13 Et consilium pacis erit inter illos duos
11- 7 Et assumpsi mihi duas virgas
13- 8 Partes duæ in ea dispergentur
1 Mac. 1-17 Paratum est... ut regnaret super duo regna
-30 Et post duos annos dierum, misit rex principem tributorum
5-60 Ceciderunt illo die de populo Israël ad duo millia viri
6-38 Hinc et inde statuit in duas partes
9- 4 Viginti millia virorum, et duo millia equitum
-11 Et divisi sunt equites in duas partes

1 Mac. 9-12 Et proximavit legio ex duabus partibus
-57 Reversus est ad regem, et siluit terra annis duobus
10-49 Et commiserunt prælium duo reges
-60 Et occurrit ibi duobus regibus
11-13 Et imposuit duo diademata capiti suo
12-47 Ex quibus remisit in Galilæam duo millia
13-16 Nunc mitte... et duos filios ejus obsides
15-26 Misit ad eum Simon duo millia virorum
16- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores
-10 Et ceciderunt ex illis duo millia virorum
2 Mac. 3-26 Apparuerunt duo juvenes virtute decori
5-24 Misit... cum exercitu viginti et duobus millibus
6-10 Duæ enim mulieres delatæ sunt natos suos circumcidisse
8-10 Tributum quod Romanis erat dandum, duo millia talentorum
10-18 Cum confugissent in duas turres valde munitas
-22 Et confestim duas turres occupavit
-23 In duabus munitionibus plus quam viginti millia peremit
-30 Ex quibus duo Machabæum medium habentes
12-16 Adjacens stagnum stadiorum duorum latitudinis
-20 Habentem.. equitumq. duo millia quingent.
Matth. 4-18 Vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus
-21 Vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem
5-41 Vade cum illo et alia duo
6-24 Nemo potest duobus dominis servire
8-28 Occurrerunt ei duo habentes dæmonia
9-27 Secuti sunt eum duo cæci, clamantes
10-10 Neque duas tunicas, neque calceamenta
-29 Nonne duo passeres asse veneunt
11- 2 Joannes... mittens duos de discipulis suis
14-17 Non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces
-19 Acceptis quinque panibus et duobus piscibus
18- 8 Quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem
- 9 Quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis
-16 Adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum.
-19 Quia si duo ex vobis consenserint
-20 Ubi enim sunt duo vel tres congregati
19- 5 Et erunt duo in carne una
- 6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro
20-21 Dic ut sedeant hi duo filii mei
-24 Indignati sunt de duobus fratribus
-30 Et ecce duo cæci sedentes secus viam
21- 1 Tunc Jesus misit duos Discipulos
-28 Homo quidam habebat duos filios
-31 Quis ex duobus fecit voluntatem patris?
22-40 In his duobus mandatis universa lex pendet
24-40 Tunc duo erunt in agro: unus assumetur
-41 Duæ molentes in mola: una assumetur
25-15 Dedit... alii autem duo, alii vero unum
-17 Similiter et qui duo acceperat, lucratus est alia duo
-22 Accessit a. et qui duo talenta acceperat
Domine, duo talenta tradidisti mihi
Ecce alia duo lucratus sum
26-37 Assumpto Petro, et duobus filiis Zebedæi
-60 Novissime autem venerunt duo falsi testes
27-21 Quem vultis vobis de duobus dimitti?
-38 Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones
-51 Ecce velum templi scissum est in duas partes
Marc. 5-13 Grex præcipitatus est in mare ad duo millia
6- 9 Et ne induerentur duabus tunicis
-38 Dicunt: Quinque, et duos pisces
-41 Acceptis quinq. panibus, et duobus piscibus
Et duos pisces divisit omnibus
9-42 Quam duas manus habentem ire in gehenn.
-44 Quam duos pedes habentem mitti in gehenn.
-46 Quam duos oculos habentem mitti in gehen.
10- 8 Et erunt duo in carne una
Itaque jam non sunt duo, sed una caro
11- 1 Mittit duos ex Discipulis suis
12-42 Misit duo minuta, quod est quadrans
14-13 Et mittit duos ex Discipulis suis, et dicit eis
15-27 Et cum eo crucifigunt duos latrones
-38 Et velum templi scissum est in duo
16-12 Post hæc aut. duobus ex his ambulantibus
Luc. 2-24 Par turturum, aut duos pullos columbarum
3-11 Qui habet duas tunicas, det non habenti
5- 2 Et vidit duas naves stantes secus stagnum
7-19 Et convocavit duos de discipulis suis Joan.
-41 Duo debitores erant cuidam fœneratori
Luc. 9- 3 Neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis
-13 Non sunt nobis plus quam quinque panes, et duo pisces
-16 Acceptis a. quinq. panibus, et duobus pisc.
-30 Et ecce duo viri loquebantur cum illo
-32 Viderunt majestatem ejus, et duos viros
10- 1 Designavit Dom. et alios septuaginta duos
-35 Et altera die protulit duos denarios
12-52 Divisi, tres in duos, et duo in tres
15-11 Ait autem: Homo quidam habuit duos filios
16-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
17-34 In illa nocte erunt duo in lecto uno
-35 Duæ erunt molentes in unum
Duo in agro: unus assumetur, et alter relinquetur
18-10 Duo homines ascenderunt in templum
19-29 Cum appropinquasset... misit duos Discipulos suos
21- 2 Vidit autem... mittentem æra minuta duo
22-38 Dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic
23-32 Ducebantur a. et alii duo nequam cum eo
24- 4 Ecce duo viri steterunt secus illas
-13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum
Joan. 1-35 Stabat Joannes, et ex discipulis ejus duo
-37 Et audierunt eum duo discipuli loquentem
-40 Unus ex duobus, qui audierant a Joanne
4-40 Et mansit ibi duos dies
-43 Post duos autem dies exiit inde: et abiit
6- 9 Qui habet quinque panes hordeaceos, et duos pisces
8-17 Quia duorum hominum testimonium verum est
11- 6 Mansit in eodem loco duobus diebus
19-18 Ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos
20- 4 Currebant aut. duo simul, et ille alius Disc.
-12 Et vidit duos Angelos in albis, sedentes
21- 2 Filii Zebedæi, et alii ex Discipulis ejus duo
Act. 1-10 Ecce duo viri astiterunt juxta illos
-23 Et statuerunt duos, Joseph qui vocabatur Barsabas
-24 Ostende quem elegeris ex his duobus unum
7-29 In terra Madian, ubi generavit filios duos
9-38 Miserunt duos viros ad eum, rogantes
10- 7 Vocavit duos domesticos suos, et militem
12- 6 Erat Petrus dormiens inter duos milites
Vinctus catenis duabus
19-22 Mittens autem... duos ex ministrantibus sibi
-34 Vox facta est una omnium, quasi per horas duas
21-33 Jussit eum alligari catenis duabus
23-23 Et vocatis duobus centurionibus, dixit illis
1 Cor. 6-16 Erunt enim (inquit) duo in carne una
14-27 Quis loquitur, secundum duos, aut ut multum tres
-29 Prophetæ autem duo aut tres dicant
2 Cor. 13- 1 In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum
Galat. 4-22 Quoniam Abraham duos filios habuit
-24 Hæc enim sunt duo testamenta
Ephes. 2-15 Ut duos condat in semetipso in unum
5-31 Et erunt duo in carne una
Philip. 1-23 Coarctor a. e duobus: desiderium habens
1 Tim. 5-19 Accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus
Hebr. 6-18 Ut per duas res immobiles... solatium habeamus
10-28 Duobus vel tribus testibus moritur
Apoc. 9-12 Et ecce veniunt adhuc duo væ post hæc
11- 3 Dabo duobus testibus meis, et prophetabunt
- 4 Hi sunt duæ olivæ, et duo candelabra
-10 Quoniam hi duo prophetæ cruciaverunt eos
12-14 Datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ magnæ
13-11 Et habebat cornua duo similia Agni
19-20 Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis

DUODECIM.

Gen. 5- 8 Dies Seth nongentorum duodecim annorum
14- 4 Duodecim enim annis servierant
17-20 Duodecim duces generabit, et faciam illum
25-16 Isti sunt... duodecim principes tribuum
35-22 Erant autem filii Jacob duodecim
42-13 Duodecim, inquiunt, servi tui, fratres sumus
-32 Duodecim fratres uno patre geniti sumus
49-28 Omnes hi in tribubus Israël duodecim
Exod. 15-27 Ubi erant duodecim fontes aquarum
24- 4 Ædificavit... et duodecim titulos per duodecim tribus Israel
28-21 Duodecim nominibus cælabuntur, singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus
39-14 Ipsique lapides duodecim, sculpti erant nominibus duodecim tribuum Israël
Levit. 24- 5 Et coques ex ea duodecim panes
Num. 1-44 Hi sunt... et duodecim principes Israël
Num. 7- 3 Sex plaustra tecta cum duodecim bobus
-84 Oblata sunt.. acetabula argentea duodecim
Phialæ argenteæ duodecim
Mortariola aurea duodecim
-86 Mortariola aurea duodecim plena incenso
-87 Boves de armento in holocaustum duodecim
Arietes duodecim, agni anniculi duodecim
Hirci duodecim pro peccato
17- 2 Et accipe ab eis... virgas duodecim
- 6 Fueruntque virgæ duodecim absque virga Aaron
29-17 Offeretis vitulos de armento duodecim
31- 5 Dederuntq... duodecim millia expeditorum
33- 9 Ubi erant duodecim fontes aquarum
Deut. 1-23 Misi ex vobis duodecim viros, singulos
Josue. 3-12 Parate duodecim viros de tribubus Israël
4- 2 Elige duodecim viros singulos
- 3 Duodecim durissimos lapides, quos ponetis in loco
- 4 Vocavitque Josuë duodecim viros
- 8 Portantes de medio Jordanis alveo duodecim lapides
- 9 Alios quoque duodecim lapides posuit Josuë
-20 Duodecim quoque lapides,... posuit Josue
8-25 Conciderant... duodecim millia hominum
18-24 Civitates duodecim, et villæ earum
19-15 Civitates duodecim, et villæ earum
21- 7 Et Gad et Zabulon, urbes duodecim
-38 Per familias et cognationes suas, duodecim
Judic. 19-29 In duodecim partes ac frusta concidens
2 Reg. 2-15 Transierunt numero duodecim de Benjamin, ex parte Isboseth filii Saül, et duodecim de pueris David
10- 6 Et ab Istob duodecim millia virorum
17- 1 Eligam mihi duodecim millia virorum
3 Reg. 4- 7 Habebat a. Salomon duodecim præfectos
-26 Habebat... et duodecim millia equestrium
7-15 Linea duodecim cubitorum ambiebat col.
-25 Stabat super duodecim boves, e quibus tres
-44 Mare unum, et boves duodecim subter mare
10-20 Duodecim leunculi stantes super sex gradus
-26 Duodecim millia equitum: et disposuit eos
11-30 Pallium suum novum... scidit in duodecim partes
16-23 Regnavit Amri super Isr. duodecim annis
18-31 Tulit duodecim lapides juxta numerum
19-19 Reperit... arantem in duodecim jugis boum
In duodecim jugis boum arantibus unus erat
4 Reg. 3- 1 Regnavitque duodecim annis
21- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset
23- 5 Duodecim signis, et omni militiæ cœli
1 Par. 6-63 Dederunt sorte civitates duodecim
9-22 In ostiarios per portas, ducenti duodecim
15-10 De filiis Oziel... et fratres ejus centum duodecim
25- 9 Egressaque est sors...secunda Godoliæ
-10 Tertia Zachur,
-11 Quarta Isari,
-12 Quinta Nathaniæ,
-13 Sexta Boccian,
-14 Septima Isreela,
-15 Octava Jesaïæ,
-16 Nona Mathaniæ,
-17 Decima Semeïæ,
-18 Undecima Azareel,
-19 Duodecima Hasabiæ,
-20 Tertia decima Subaël,
-21 Quarta decima Mathathiæ,
-22 Quinta decima Jerimoth,
-23 Sexta decima Hananiæ,
-24 Septima decima Jesbacassæ,
-25 Octava decima Hanani,
-26 Nona decima Mellothi,
-27 Vigesima Eliatha,
-28 Vigesima prima Othir,
-29 Vigesima secunda Geddelthi,
-30 Vigesima tertia Mahazioth,
-31 Vigesima quarta Romemthiezer,
} Filiis et fratribus ejus duodecim
2 Par. 1-14 Facti sunt ei... et duodecim millia equitum
4- 4 Mare super duodecim boves impositum erat
-15 Mare unum, boves quoque duodecim sub mari
9-19 Et alios duodecim leunculos stantes
-25 Curruum equitumque duodecim millia
33- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset
1 Esdr. 2- 6 Joab, duo millia octingenti duodecim
-18 Filii Jora, centum duodecim
6-17 Hircos caprarum pro peccato totius Israël duodecim
8-24 Separavi de principibus sacerdotum duodecim

1*Esdr.* 8-35 Vitulos duodecim pro omni populo Israël
Hircos pro peccato duodecim
2*Esdr.* 5-14 Per annos duodecim, ego et fratres mei
7-24 Filii Hareph, centum duodecim
Judith. 2- 7 Equitum sagittariorum duodecim millia
Psal. 59- 2 Et percussit Idumæam in valle Salinarum duodecim millia
Eccli. 44-26 Divisit illi partem in tribubus duodecim
49-12 Duodecim Prophetarum ossa pullulent
Jerem. 52-20 Mare unum, et vitulos duodecim æreos
-21 Funiculus duodecim cubitorum circuibat
Ezech. 43-16 Et Ariel duodecim cubitorum in longitudine per duodecim cubitos latitudinis
47-13 Possidebitis terram in duodecim, tribubus
Dan. 4-26 Post finem mensium duodecim, in aula
14- 2 Similæ artabæ duodecim, et oves quadrag.
1 *Mac.* 1- 8 Regnavit Alexander annis duodecim
2 *Mac.* 12-43 Duodecim millia drachmas argenti misit
Matth. 9-20 Quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis
10- 1 Convocatis duodecim Discipulis suis
- 2 Duodecim autem Apostolorum nomina sunt
- 5 Hos duodecim misit Jesus; præcipiens eis
11- 1 Præcipiens duodecim Discipulis suis, transiit
14-20 Duodecim cophinos fragmentorum plenos
19-28 Sedebitis et vos super sedes duodecim
Judicantes duodecim tribus Israël
20-17 Assumpsit duodecim Discipulos secreto
26-14 Tunc abiit unus de duodecim... Judas
-20 Discumbebat cum duodecim Discipulis suis
-47 Unus de duodecim venit, et cum eo turba
-53 Plus quam duodecim legiones Angelorum?
Marc. 3-14 Et fecit ut essent duodecim cum illo
4-10 Interrogaverunt eum hi qui cum eo erant duodecim
5-25 Erat in profluvio sanguinis annis duodecim
-42 Ambulabat: erat autem annorum duodecim
6- 7 Et vocavit duodecim: et cœpit eos mittere
-43 Sustulerunt reliquias... duodecim cophinos
8-19 Quot cophinos... sustulistis? Dicunt ei: Duodecim
9-34 Et residens vocavit duodecim, et ait illis
10-32 Et assumens iterum duodecim, cœpit illis dicere
11-11 Exiit in Bethaniam cum duodecim
14-10 Judas Iscariotes, unus de duodecim, abiit
-17 Vespere autem facto, venit cum duodecim
-20 Unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino
-43 Venit Judas Iscariotes, unus de duodecim
Luc. 2-42 Cum factus esset annorum duodecim
6-13 Elegit duodecim ex ipsis, quos et Apostolos
8- 1 Evangelizans regnum Dei: et duodecim cum illo
-42 Filia erat ei fere annorum duodecim
-43 Erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim
9- 1 Convocatis autem duodecim Apostolis
-12 Accedentes duodecim dixerunt illi: Dimitte turbas
-17 Fragmentorum cophini duodecim
18-31 Assumpsit autem Jesus duodecim, et ait illis
22- 3 Intravit autem Satanas in Judam... unum de duodecim
14 Discubuit, et duodecim Apostoli cum eo
-30 Judicantes duodecim tribus Israël
-47 Judas, unus de duodecim, antecedebat eos
Joan. 6-13 Impleverunt duodecim cophinos
-68 Dixit ergo Jesus ad duodecim: Numquid
-71 Jesus: Nonne ego vos duodecim elegi
-72 Traditurus eum, cum esset unus ex duodecim
11- 9 Nonne duodecim sunt horæ diei?
20-24 Thomas autem unus ex duodecim
6- 2 Convocantes autem duodecim multitudinem
7- 8 Et Jacob, duodecim Patriarchas
19- 7 Erant autem omnes viri fere duodecim
24-11 Non plus sunt mihi dies, quam duodecim
26- 7 Duodecim tribus nostræ, nocte ac die deservientes
Jacob. 1- 1 Duodecim tribubus, quæ sunt in dispersione
Apoc. 7- 5 Ex tribu Juda, duodecim millia signati
Ex tribu Ruben, duodecim millia signati
Ex tribu Gad, duodecim millia signati
- 6 Ex tribu Aser, duodecim millia signati
Ex tribu Nephthali, duodecim millia signati
Ex tribu Manasse, duodecim millia signati.
- 7 Ex tribu Simeon, duodecim millia signati
Ex tribu Levi, duodecim millia signati
Ex tribu Issachar, duodecim millia signati
- 8 Ex tribu Zabulon, duodecim millia signati
Ex tribu Joseph, duodecim millia signati
Ex tribu Benjamin, duodecim millia signati
12- 1 In capite ejus corona stellarum duodecim
21-12 Habebat murum... habentem portas duodecim: et in portis Angelos duodecim

Apoc. 21-12 Nomina duodecim tribuum filiorum Israël
-14 Murus civit. habens fundamenta duodecim
Et in ipsis duodecim nomina duodecim Apostolorum Agni
-16 Arundine aurea per stadia duodecim millia
-21 Et duodecim portæ, duodecim margaritæ sunt per singulas
22- 2 Lignum vitæ, afferens fructus duodecim

DUODECIMUS, A, UM.

Num. 7-78 Die duodecimo princeps filiorum Nephthali
4 *Reg.* 8-25 Anno duodecimo Joram filii Achab... regnavit Ochozias
17- 1 Anno duodecimo Achaz regis Juda
25-27 Mense duodecimo, vigesima septima die
1 *Par.* 24-12 Undecima Eliasib, duodecima Jacim
25-19 Duodecima Hasabiæ, filiis et fratribus ejus
27-15 Duodecimus, mense duodecimo, Holdaï
2 *Par.* 34- 3 Duodecimo anno postquam regnare cœperat
1*Esdr.* 8-31 Duodecimo die mensis primi ut pergeremus
Judith. 1- 5 Anno igitur duodecimo regni sui
Esth. 2-12 Mensis duodecimus vertebatur
3- 7 Anno duodecimo regni Assueri, missa est sors
Exivit mensis duodecimus, qui vocatur Adar
-13 Hoc est tertio decimo mensis duodecimi
8-12 Tertia decima mensis duodecimi Adar
9- 1 Igitur duodecimi mensis, quem Adar vocari
13- 6 Quarta decima die duodecimi mensis Adar
16-20 Tertia decima die mensis duodecimi...Adar
Jerem. 52-31 Duodecimo mense, vigesima quinta mensis
Ezech. 32- 1 Et factum est, duodecimo anno, in mense duodecimo, in una mensis
-17 Factum est in duodecimo anno
33-21 Factum est in duodecimo anno
Apoc. 21-20 (*Fundamentum*) duodecimum, amethystus

DUPLEX.

Gen. 23- 9 Ut det mihi speluncam duplicem
-17 In quo erat spelunca duplex, respiciens
-19 In spelunca agri duplici, quæ respiciebat
25- 9 In spelunca duplici, quæ sita est in agro
43-12 Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum
-15 Tulerunt ergo viri munera, et pecuniam duplicem
49-29 Sepelite me... in spelunca duplici
50-13 Sepelierunt eum in spelunca duplici
Exod. 16-22 In die aut. sexta collegerunt cibos duplices
-29 Hoc die sexta tribuit vobis cibos duplices
28-16 Quadrangulum erit et duplex: mensuram
39- 9 Quadrangulum, duplex, mensuræ palmi
Deut. 21-17 Dabitque ei de his quæ habuerit... duplicia
Judic. 17-10 Daboq... argenteos, ac vestem duplicem
3 *Reg.* 6-34 Utrumque ostium duplex erat
4 *Reg.* 2- 9 Obsecro ut fiat in me duplex spiritus tuus
5-22 Da eis... et vestes mutatorias duplices
-23 Duo talenta argenti.. et duplicia vestimenta
25- 4 Quæ est inter duplicem murum ad hortum
1 *Par.* 12-33 Venerunt in auxilium, non in corde duplici
Job. 42-10 Omnia quæcumque fuerant Job, duplicia.
Prov. 31-21 Domestici ejus vestiti sunt duplicibus
Sap. 11-13 Duplex enim illos acceperat tædium
Eccli. 1-36 Ne accesseris ad illum duplici corde
2-14 Væ duplici corde, et labiis scelestis
5-11 Omnis peccator probatur in duplici lingua
7- 8 Neque alliges duplicia peccata
12- 7 Nam duplicia mala invenies in omnibus bonis
20-10 Est datum, cujus retributio duplex
26- 1 Numerus enim annorum illius duplex
42-25 Omnia duplicia, unum contra unum
50- 2 Duplex ædificatio et excelsi parietes templi
Isai. 40- 2 Suscepit de manu Domini duplicia
61- 7 Pro confusione vestra duplici et rubore
In terra sua duplicia possidebunt
Jerem. 16-18 Reddam primum duplices iniquitates
17-18 Duplici contritione contere eos
Ezech. 47-13 Joseph duplicem funiculum habet
Nahum. 1- 9 Non consurget duplex tribulatio
Zach. 9-12 Hodie... annuntians duplicia reddam tibi
1 *Tim.* 5-17 Duplici honore digni habeantur
Jacob. 1- 8 Vir duplex animo, inconstans est in omnibus
4- 8 Purificate corda, duplices animo
Apoc. 18- 6 Duplicate duplicia secundum opera ejus

DUPLICITER.

Eccli. 23-13 Si dissimulaverit, delinquit dupliciter

DUPLICO.

Exod. 26- 9 Ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices
Deut. 19- 9 Trium urbium numerum duplicabis
Eccli. 42- 1 Non duplices sermonem auditus de revelatione

Ezech. 21-14 Et duplicetur gladius, ac triplicetur gladius
Apoc. 18- 6 Duplicate duplicia secundum opera ejus

DUPLUM.

Exod. 16- 5 Sit duplum quam colligere solebant
22- 4 Quod furatus est... duplum restituet
- 7 Si invenitur fur, duplum reddet
- 9 Si.. judicaverint, duplum restituet proximo
Matth. 23-15 Facitis eum filium gehennæ duplo quam vos
Apoc. 18- 6 In poculo, quo miscuit, miscete illi duplum

DURA.

Locus erat planus in regione Babylonis, ideo ad hoc delectus, ut plurimus populus convenire posset, et super omnes eminentem contemplari statuam quam fecerat Nabuchodonosor, et in campo Dura statuerat.

Dan. 3- 1 Statuit eam in campo Dura provinciæ

DURE, IUS.

Gen. 21-11 Dure accepit hoc Abraham pro filio suo
31-29 Ne loquaris contra Jacob quidquam durius
42- 7 Quasi ad alienos durius loquebatur
-30 Locutus est nobis dominus terræ dure
1 *Reg.* 20-10 Si... responderit tibi pater tuus dure de me
2 *Reg.* 19-43 Durius a. responderunt viri Juda viris Israël
Isai. 22- 3 Fugerunt simul, dureque ligati sunt
2 *Cor.* 13-10 Hæc absens scribo, ut non præsens durius agam
Tit. 1-13 Increpa illos dure, ut sani sint in fide

DURITER.

Sap. -23 Aqua maris, et flumina concurrent duriter

DURITIA.

Exod. 3- 7 Propter duritiam eorum qui præsunt operibus
Levit. 26-19 Conteram superbiam duritiæ vestræ
Deut. 9-27 Ne aspicias duritiam populi hujus
Job. 30-21 Et in duritia manus tuæ adversaris mihi
Prov. 25-15 Lingua mollis confringet duritiam
Eccli. 16-11 Qui congregati sunt in duritia cordis sui
Isai. 47- 9 Propter duritiam incantatorum tuorum
Matth. 19- 8 Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit
Marc. 10- 5 Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis
16-14 Exprobravit incredulitatem eorum et duritiam cordis
Rom. 2- 5 Secundum autem duritiam tuam, et impœnitens cor

DUROR.

Job. 38-30 In similitudinem lapidis aquæ durantur
39-16 Duratur ad filios suos quasi non sint sui

DURUS, A, UM, IOR, ISSIMUS.

Gen. 45- 5 Neque vobis durum esse videatur quod vendidistis me
49- 7 Indignatio eorum, quia dura: dividam eos
Exod. 1-14 Perducebant vitam eorum operibus duris
6- 9 Propter angustiam spiritus, et opus durissimum
32- 9 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
33- 3 Non enim ascendam tecum, quia populus duræ cervicis es
34- 9 Populus enim duræ cervicis est
Deut. 8-15 Qui eduxit rivos de petra durissima
9- 6 Cum durissimæ cervicis sis populus
-13 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
31-27 Ego e. scio... et cervicem tuam durissimam
32-13 Mel de petra, oleumque de saxo durissimo
Josue. 4- 3 Duodecim durissimos lapides, quos ponetis
9- 5 Panes... duri erant, et in frusta comminuti
Judic. 2-19 Non dimiserunt... et viam durissimam
1 *Reg.* 5- 7 Quoniam dura est manus ejus super nos
25- 3 Vir ejus durus, et pessimus, et malitiosus
2 *Reg.* 2-17 Ortum est bellum durum satis in die illa
3-39 Porro viri isti filii Sarviæ duri sunt mihi
3 *Reg.* 12- 4 Pater tuus durissimum jugum imposuit nobis
Imminue paululum de imperio patris tui durissimo
-13 Responditque rex populo dura
14- 6 Ego autem missus sum ad te durus nuntius
2 *Par.* 10- 4 Pater tuus durissimo jugo nos pressit
-13 Responditque rex dura, derelicto consilio
-16 Populus a. universus, rege duriora dicente
Esth. 14- 8 Quod durissima nos opprimunt servitute
Psal. 16- 4 Propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias duras
59- 5 Ostendisti populo tuo dura: potasti nos vino
Prov. 15- 1 Frangit iram: sermo durus suscitat furorem
28-14 Qui vero mentis est duræ, corruet in malum

Prov. 29- 1 Qui corripientem dura cervice contemnit
Cant. 8- 6 Dura sicut infernus æmulatio
Sap. 5-21 Acuet autem duram iram in lanceam
6- 6 Judicium durissimum his qui præsunt, fiet
11- 4 Data est illis... et requies sitis de lapide duro
-11 Illos autem tanquam durus rex interrogans
12- 9 Bestiis sævis, aut verbo duro simul exterminare
18-15 Durus debellator in mediam exterminii terram prosilivit
Eccli. 3-27 Cor durum habebit male in novissimo
19- 7 Ne iteres verbum nequam et durum
30- 8 Equus indomitus evadit durus, et filius remissus evadet præceps
31-31 Ignis probat ferrum durum : sic vinum...
33-27 Jugum et lorum curvant collum durum
47-23 Ex Ephraim imperare imperium durum
Isai. 14- 3 A servitute dura, qua ante servisti
21- 2 Visio dura nuntiata est mihi
27- 1 Visitabit Dominus in gladio suo duro
- 8 Meditatus est in spiritu suo duro per diem
46-12 Audite me duro corde, qui longe estis a justitia
48- 4 Scivi enim quia durus es tu
50- 7 Posui faciem meam ut petram durissimam
Jerem. 30-14 Dura facta sunt peccata tua
-15 Propter dura peccata tua feci hæc tibi
Baruc. 2-30 Populus est enim dura cervice
-33 Et avertent se a dorso suo duro
Ezech. 2- 4 Et filii dura facie, et indomabili corde sunt
3- 7 Domus Israël attrita fronte est, et duro corde
- 8 Frontem tuam duriorem frontibus eorum
2 Mac. 6-30 Duros corporis sustineo dolores
Matth. 25-24 Scio quia homo durus es, metis ubi non seminasti
Joan. 6-61 Dixerunt : Durus est hic sermo, et quis potest eum audire ?
Act. 7-51 Dura cervice, et incircumcisis cordibus
9- 5 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
26-14 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
Judæ. -15 De omnibus duris quæ locuti sunt

DUX.

Gen. 17-20 Duodecim duces generabit, et faciam... in gentem
26-26 Amicus illius, et Phicol dux militum
36-15 Hi duces filiorum Esaü
Dux Theman, dux Omar, dux Sepho, dux Cenez
-16 Dux Core, dux Gatham, dux Amalech
-17 Dux Nahath, dux Zara, dux Samma, dux Meza ; hi autem duces Rahuël in terra Edom
-18 Dux Jehus, dux Ihelon, dux Core ; hi duces Oolibama
-19 Isti sunt filii Esaü, et hi duces eorum : ipse est Edom
-21 Hi duces Horræi, filii Seïr, in terra Edom
-29 Hi duces Horræorum : dux Lotan, dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana
-30 Dux Dison, dux Eser, dux Disan : isti duces Horræorum qui imperaverunt in terra Seïr
-40 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
-41 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon
-42 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar
-43 Dux Magdiel, dux Hiram ; hi duces Edom habitantes
41-12 Hebræus, ejusdem ducis militum famulus
49-10 Et dux de femore ejus, donec veniat
Exod. 13-21 Ut dux esset itineris utroque tempore
14- 7 Quidquid in Ægypto curruum fuit, et duces totius exercitus
15-13 Dux fuisti in misericordia tua populo
Num. 7- 3 Unum plaustrum obtulere duo duces
-10 Obtulerunt duces in dedicationem altaris
-11 Singuli duces per singulos dies offerant
-18 Nathanaël filius Suar, dux de tribu Issachar
10-24 In tribu Benjamin erat dux Abidan
14- 4 Constituamus nobis ducem, et revertamur
21-18 Paraverunt duces multitudinis in datore legis
24-17 Percutiet duces Moab, vastabitq. o. filios Seth
25-14 Zambri.. dux de cognatione et tribu Simeon
-18 Cozbi filiam ducis Madian sororem suam
34-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan
Deut. 20- 5 Duces quoque per singulas turmas
- 9 Cumque siluerint duces exercitus
32-12 Dominus solus dux ejus fuit
Josue. 8-33 Ducesque ac judices stabant ex utraque parte
13-21 Duces Sehon habitatores terræ
21- 1 Et ad duces cognationum per singulas tribus
23- 2 Vocavit... principes ac duces, et magistros
Judic. 1- 1 Quis..contra Chananæum, et erit dux belli ?

Judic. 4- 2 Habuitque ducem exercitus sui nomine Sisaram
5-15 Duces Issachar fuere cum Debbora, et Barac
9-49 Ramos... præcidentes, sequebantur ducem
10- 1 Post Abimelech surrexit dux in Israël Thola
-18 Qui... cœperit dimicare, erit dux populi Galaad
11- 8 Sisque dux omnium qui habitant in Galaad
20-18 Respondit Dominus : Judas sit dux vester
1 Reg. 9-16 Unges eum ducem super populum meum Isr.
25-30 Constituerit te ducem super Israël
2 Reg. 5- 2 Pasces populum... et tu eris dux super Isr.
6-21 Et præcepit mihi ut essem dux super populum Domini
7- 8 Ut esses dux super populum meum Israël
19- 6 Ostendisti hodie, quia non curas de ducibus
3 Reg. 1-35 Illique præcipiam ut sit dux super Israël
8- 1 Et duces familiarum filiorum Israël
9-22 Ministri ejus, et principes, et duces
10-15 Omnes reges Arabiæ, ducesque terræ
11-34 Ducem ponam eum cunctis diebus vitæ suæ
14- 7 Dedi te ducem super populum meum Israël
-27 Tradidit ea in manum ducum scutariorum
16- 2 Posui te ducem super populum meum Israël
- 9 Zambri, dux mediæ partis equitum
4 Reg. 7- 2 Respondens unus de ducibus, super cujus manum
-17 Rex ducem illum... constituit ad portam
-19 Quando responderat dux ille viro Dei
9-25 Dixitque Jehu ad Badacer ducem : Tolle
10-25 Præcepit Jehu militibus et ducibus suis Percusseruntq. eos... et projecerunt milites et duces
15-25 Conjuravit... Phacee filius Romeliæ, dux ej.
20- 5 Revertere, et dic Ezechiæ duci populi mei
25-23 Quod cum audissent omnes duces militum
1 Par. 1-51 Duces pro regibus in Edom esse cœperunt
Adad a. mortuo, duces pro regibus in Edom esse cœperunt : dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
-52 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon
-53 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar
-54 Dux Magdiel, dux Hiram : hi duces Edom
5-24 Potentes, et nominati duces in familiis suis
7-40 Electi atque fortissimi duces ducum
9-20 Phinees... erat dux eorum coram Domino
11- 6 Qui percusserit Jebusæum... erit princeps et dux
17- 7 Tuli te... ut esses dux populi mei Israël
19-16 Sophach a. princeps militiæ Adarezer erat dux eorum
26-26 Tribuni, et centuriones, et duces exercitus
27- 5 Dux quoque turmæ tertiæ in mense tertio
-16 Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha
28- 1 Convocavit igitur David... duces tribuum,
2 Par. 1- 2 Præcepitq. Salomon..et ducibus et judicibus
6- 5 Ut esset dux in populo meo Israël
8- 9 Duces primi, et principes quadrigarum
11-22 Abiam filium Maacha, ducem super omnes
13-12 Ergo in exercitu nostro dux Deus est
17-14 In Juda principes exercitus, Ednas dux
18-30 Rex a. Syriæ præceperat ducibus equitatus
-32 Cum enim vidissent duces equitatus
19-11 Filius Ismahel, qui est dux in domo Juda
21- 9 Percussit Edom... et omnes duces equitatus
26-11 Sub manu Hananiæ qui erat de ducibus regis
28- 7 Ezricam ducem domus ejus, Elcanam quoq.
35- 8 Duces quoque ejus, sponte... obtulerunt
1 Esdr. 5- 3 Thathanaï, qui erat dux trans flumen
- 6 Misit Thathanaï dux regionis, quæ est trans flumen
6- 6 Thathanaï, dux regionis quæ est trans flumen
- 7 Dimittite fieri templum... a duce Judæorum
-13 Thathanaï, dux regionis trans flumen
8-29 Et ducibus familiarum Israël in Jerusalem
-36 Dederunt a. edicta.. et ducibus trans flumen
2 Esdr. 2- 7 Epistolas det mihi ad duces regionis
- 9 Et veni ad duces regionis trans flumen
3- 7 Pro duce qui erat in regione trans flumen
5-14 Præcep. rex mihi ut essem dux in terra Juda Annonas, quæ ducibus debebantur, non comedimus
-15 Duces autem primi, qui fuerant ante me
12-26 Et in diebus Nehemiæ ducis, et Esdræ
Judith. 2- 2 Vocavitque omnes majores natu, omnesque duces,
- 7 Tunc Holophernes vocavit duces
5- 2 Omnes principes Moab et duces Ammon
- 5 Tunc Achior, dux omnium filiorum Ammon
14- 4 Cumq. duces eorum cucurrerint ad tabern.
-11 Sed cum venissent ejus duces ac tribuni
Esth. 1-14 Septem duces Persarum atque Medorum
9- 3 Provinciarum judices, et duces, et procurat.

Esth. 13- 1 Et ducibus qui ejus imperio subjecti sunt
16- 1 Provinciarum ducibus ac principibus
Job. 29-10 Vocem suam cohibebant duces
34-18 Qui dicit regi, apostata ; qui vocat duces impios
39-25 Odoratur bellum, exhortationem ducum
Psal. 54-14 Tu vero homo unanimis, dux meus
67-28 Principes Juda, duces eorum
79-10 Dux itineris fuisti in conspectu ejus
103-17 Herodii domus dux est eorum
Prov. 2-17 Et relinquit ducem pubertatis suæ
6- 7 Quæ cum non habeat ducem, nec præcept.
28- 2 Vita ducis longior erit
-16 Dux indigens prudentia, multos opprimet
Sap. 7-15 Quoniam ipse sapientiæ dux est
18- 3 Ardentem columnam ducem habuerunt
Eccli. 10-17 Sedes ducum superborum destruxit Deus
46-21 Contrivit... et omnes duces Philisthiim
Isai. 13- 2 Levate manum, et ingrediantur portas duces
32- 8 Cogitabit, et ipse super duces stabit
55- 4 Dedi eum, ducem ac præceptorem Gentibus
Jerem. 3- 4 Pater meus, dux virginitatis meæ tu es
29-26 Ut sis dux in domo Domini super omnem
30-21 Et erit dux ejus ex eo : et princeps de medio
51-23 Et collidam in te duces et magistratus
-28 Gentes, reges Mediæ, duces ejus
-57 Inebriabo principes... et duces ejus
Ezech. 12-10 Hæc dicit D. Deus : Super ducem onus istud
-12 Et dux, qui est in medio eorum
21-12 Hic in cunctis ducibus Israel qui fugerant
-25 Tu autem profane, impie dux Israel
23-12 Ducibus et magistratibus ad se venientibus, indutis veste varia
-15 Formam ducum omnium, similitudinem...
-23 Duces et magistratus universos, principes
30-13 Et dux de terra Ægypti non erit amplius
32-29 Idumæa, et reges ejus, et omnes duces ejus
Dan. 3- 2 Misit ad congregandos satrapas... duces
- 3 Tunc congregati sunt... duces, et tyranni
-38 Et non est in tempore hoc princeps, et dux
9-25 Usque ad Christum ducem, hebdomades septem
-26 Et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo
11-22 Et conterentur : insuper et dux fœderis
Mich. 3- 1 Et dixi : Audite, principes Jacob, et duces
7- 5 Et nolite confidere in duce
Aggæi. 1- 1 Ad Zorobabel filium Salathiel, ducem Juda
-14 Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel.. ducis Juda
2- 3 Loquere ad... filium Salathiel ducem Juda
-22 Loquere ad Zorobabel ducem Juda, dicens
Zach. 9- 7 Et erit quasi dux in Juda, et Accaron quasi Jebusæus
12- 5 Et dicent duces Juda in corde suo
- 6 Ponam duces Juda sicut caminum ignis in lignis
Malac. 1- 8 Offer illud duci tuo, si placuerit ei
1 Mac. 2-55 Dum implevit verbum, factus est dux in Israël
3-55 Et post hæc constituit Judas duces populi
4- 2 Et filii qui erant ex arce, erant illis duces
5- 6 Invenit... et Timotheum ducem ipsorum
-11 Et Timotheus est dux exercitus eorum
-18 Reliquit Josephum... et Azariam, duces populi
6-57 Festinavit ire, et dicere ad regem, et duces exercitus
7- 5 Alcimus dux eorum, qui volebat fieri sacerdos
8-10 Miserunt ad eos ducem unum, et pugnaverunt
9-30 Elegimus... et ducem ad bellandum bellum
-35 Jonathas misit fratrem suum ducem populi
10-65 Posuit eum ducem, et participem principatus
-69 Constituit Demetrius rex Apollonium ducem
11-59 Et Simonem fratrem ejus constituit ducem
13- 8 Tu es dux noster loco Judæ et Jonathæ
-42 Sub Simone... magno duce, et principe Judæorum
-54 Posuit eum ducem virtutum universarum
14-35 Posuerunt eum ducem suum, et principem
-41 Quia Judæi...consenserunt eum esse ducem
-42 Et ut sit super eos dux, et ut cura esset illi
-47 Placuit ei ut... esset dux et princeps gentis
15-38 Constituit rex Cendebæum ducem maritimum
16-11 Constitutus erat dux in campo Jericho
2 Mac. 1-13 Nam cum in Perside esset dux ipse
-16 Mittentes lapides percusserunt ducem
3- 5 Qui eo tempore erat dux Cœlesyriæ, et Phœnicis

2 Mac. 4- 4 Apollonium insanire, utpote ducem Cœlesyriæ
-40 Manibus uti cœpit, duce quodam tyranno
8- 8 Ad Ptolemæum ducem Cœlesyriæ et Phœnicis scripsit
-22 Constituit itaque fratres suos duces utrique ordini
-23 In prima acie ipse dux commisit cum Nicanore
10-14 Gorgias autem, cum esset dux locorum
-28 Illi autem ducem belli animum habebant

2 Mac. 12-19 Qui erant duces cum Machabæo, peremerunt
-36 Invocavit Judas Dom... et ducem belli fieri
13-24 Fecit eum... usque ad Gerrenos ducem
14- 2 Adversus Antiochum, et ducem ejus Lysiam
-12 Elephantorum ducem misit in Judæam
-16 Imperante a. duce, statim inde moverunt
-20 Cum... ipse dux ad multitudinem retulisset
Matth. 2- 6 Ex te enim exiet dux, qui regat populum
15-14 Cæci sunt, et duces cæcorum
23-16 Væ vobis, duces cæci, qui dicitis
-24 Duces cæci, excolantes culicem

Act. 1-16 Qui fuit dux eorum qui comprehenderunt
14-11 Quoniam ipse erat dux verbi
Rom. 2-19 Confidis te ipsum esse ducem cæcorum
1 Petr. 2-14 (*Subjecti igitur estote*) sive ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam

DYSCOLI.

1 Petr. 2-18 Servi, subditi estote... etiam dyscolis

DYSENTERIA.

Act. 28- 8 Contigit... et dysenteria vexatum jacere.

E

E

Gen. 2- 6 Sed fons ascendebat e terra, irrigans
16-12 E regione univ. fratrum s. figet tabernacula
Et deinceps consulto omittitur.

EBAL I.

Filius octavus Jectan, qui et ipse erat primogenitus Heber. Ebal cum suis fratribus habitavit de Messa, quæ est urbs ad basim sita montis Massii in Mesopotamia, usque Sephar montem Orientalem in Media situm.

Gen. 10-28 Et Ebal, et Abimaël, Saba

EBAL II.

Filius tertius Sobal, filii Seir Horræi, qui incoluit regionem versus Meridiem terræ Chanaan.

Gen. 36-23 Et isti filii Sobal : Alvan... et Ebal
1 Par. 1-40 Filii Sobal : Alian... et Ebal, Sephi

EBIBO.

Job. 6- 4 Quarum indignatio ebibit spiritum meum,

EBRIETAS.

Judith. 13- 4 Jacebat in lecto, nimia ebrietate sopitus
-19 In quo recumbebat in ebrietate sua
Prov. 20- 1 Luxuriosa res, vinum, et tumultuosa ebrietas
31- 4 Nullum secretum est ubi regnat ebrietas
Eccli. 31-31 Sic vinum... arguet in ebrietate potatum
-35 Creatum est, et non in ebrietatem, ab initio
-40 Ebrietatis animositas, imprudentis offensio
Isai. 5-11 Væ qui consurgitis mane ad ebrietatem
-22 Et viri fortes ad miscendam ebrietatem
28- 7 Nescierunt, et præ ebrietate erraverunt
Sacerd. et propheta nescierunt præ ebrietate
Absorpti sunt a vino, erraverunt in ebrietate
29- 9 Moveamini, et non ab ebrietate
56-12 Sumamus vinum, et impleamur ebrietate
Jerem. 13-13 Implebo... et omnes habitatores Jerusalem ebrietate
Ezech. 23-33 Ebrietate, et dolore repleberis
39-19 Et bibetis sanguinem in ebrietatem
Osee. 4-11 Et vinum, et ebrietas auferunt cor.
Mich. 2-11 Stillabo tibi in vinum et in ebrietatem
Luc. 21-34 Ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate,
Rom. 13-13 Non in comessationibus, et ebrietatibus
Galat. 5-21 Homicidia, ebrietates, comessationes, et his similia

EBRIOSUS, A, UM.

Eccli. 19- 1 Operarius ebriosus non locupletabitur
26-11 Mulier ebriosa, ira magna
Matth. 24-49 Manducet autem et bibat cum ebriosis
1 Cor. 5-11 Si is... est... aut maledicus, aut ebriosus
6-10 Neque ebriosi... regnum Dei possidebunt

EBRIUS, A, UM.

Deut. 29-19 Et absumat ebria sitientem
1 Reg. 1-14 Dixitque ei : Usquequo ebria eris ?
25-36 Cor Nabal jucundum; erat enim ebrius nimis
Job. 12-25 Et errare eos faciet quasi ebrios
Psal. 106-27 Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius
Isai. 19-14 Et errare fecerunt... sicut errat ebrius
Isai. 24-20 Agitatione agitabitur terra sicut ebrius
28- 1 Væ coronæ superbiæ, ebriis Ephraïm
- 3 Conculcabitur corona superbiæ ebriorum Ephraïm
51-21 Audi hoc, paupercula, et ebria non a vino
Jerem. 23- 9 Factus sum quasi vir ebrius, et... madidus a vino
Joel. 1- 5 Expergiscimini ebrii, et flete, et ululate
Act. 2-15 Hi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia
1 Cor. 11-21 Et alius quidem esurit, alius aut. ebrius est
1 Thes. 5- 7 Et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt
Apoc. 17- 6 Vidi mulierem ebriam de sang. sanctorum

EBULLIO.

Exod. 8- 3 Et ebulliet fluvius ranas
1 Reg. 5- 6 Et ebullierunt villæ et agri in medio regionis
Prov. 15- 2 Os fatuorum ebullit stultitiam
2 Mac. 1-12 Ipse enim ebullire fecit de Perside eos

EBUR.

3 Reg. 10-18 Fecit etiam rex Salomon thronum de ebore grandem
2 Par. 9-21 Deferebant inde... et ebur, et simias, et pavos
Thren. 4- 7 Nazaræi... rubicundiores ebore antiquo
Ezech. 27- 6 Transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico,
Apoc. 18-12 Et omnia vasa eboris, et.. de lapide pretioso

EBURNEUS, A, UM.

3 Reg. 22-39 Et domus eburnea quam ædificavit
2 Par. 9-17 Fecit quoque rex solium eburneum grande
Esth. 1- 6 Qui eburneis circulis inserti erant
Psal. 44- 9 Myrrha, et gutta... a domibus eburneis
Cant. 5-14 Venter ejus eburneus, distinctus sapphiris
7- 4 Collum tuum sicut turris eburnea
Ezech. 27-15 Dentes eburneos et hebeninos commutaverunt
Amos. 3-15 Peribunt domus eburneæ, et dissipabuntur
6- 4 Qui dormitis in lectis eburneis, et lascivitis

ECBATANA *et* ECBATANIS.

In variis sacræ Scripturæ locis, nunc castrum, nunc oppidum, nunc mons, et tandem civitas Ecbatana vocatur. Procul dubio civitas fuit totius Mediæ caput, et quæ olim alias omnes urbes regionum circumvicinarum opibus et operum magnificentia longe superavit.

1 Esdr. 6- 2 Inventum est in Ecbatanis... volumen unum
Tobiæ. 5- 8 Quæ posita est in monte Ecbatanis
Judith. 1- 1 Ædificavit civitatem... quam appellavit Ecbatanis
2 Mac. 9- 3 Et cum venisset circa Ecbatanam,

ECCE.

Gen. 1-29 Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen
3-22 Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est
4-14 Ecce ejicis me hodie a facie terræ
6-17 Ecce ego adducam aquas diluvii sup. terram
9- 9 Ecce ego statuam pactum meum vobiscum
11- 6 Ecce unus est populus, et unum labium om.
12-19 Nunc igitur ecce conjux tua, accipe eam
13- 9 Ecce universa terra coram te est
14-13 Et ecce unus qui evaserat, nuntiavit Abram
15- 3 Et ecce vernaculus meus, hæres meus erit
Gen. 16- 2 Ecce, conclusit me Dominus, ne parerem
- 6 Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est
-11 Ecce, ait, concepisti, et paries filium
17-20 Ecce, benedicam ei, et augebo et multiplicabo eum
18- 9 Ille respondit : Ecce in tabernaculo est
19-10 Et ecce miserunt manum viri
-21 Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas
-34 Ecce dormivi heri cum patre meo
20-16 Ecce mille argenteos dedi fratri tuo.
22- 7 Quid vis, fili ? Ecce, inquit, ignis et ligna
-11 Et ecce Angelus Domini de cœlo clamavit
24-13 Ecce ego sto prope fontem aquæ
-15 Ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuël
-43 Ecce sto juxta fontem aquæ
25-24 Et ecce gemini in utero ejus reperti sunt
26-32 Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac
27-27 Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni
-42 Ecce Esaü frater tuus minatur ut occidat te
29- 6 Et ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo
- 9 Ecce Rachel veniebat cum ovibus patris sui
32- 6 Et ecce properat tibi in occursum
-24 Et ecce vir luctabatur cum eo usque mane
34- 7 Ecce filii ejus veniebant de agro
-25 Et ecce, die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est
37-19 Mutuo loquebantur : Ecce somniator venit
38-24 Ecce autem post tres menses nuntiaverunt Judæ
39- 8 Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis
41-19 Ecce, has sequebantur aliæ septem boves
-29 Ecce septem anni venient fertilitatis magnæ
-41 Ecce, constitui te super universam terram
46- 2 Jacob ! Jacob ! Cui respondit : Ecce adsum
47- 1 Et ecce consistunt in terra Gessen
48- 2 Ecce filius tuus Joseph venit ad te
Exod. 1- 9 Ecce populus filiorum Israël multus
2- 5 Ecce autem descendebat filia Pharaonis
3-13 Ecce ego vadam ad filios Israël, et dicam eis
4-14 Ecce ipse egreditur in occursum tuum
-23 Ecce ego interficiam filium tuum primogenitum
6-12 Ecce filii Israël non audiunt me
7- 1 Ecce constitui te Deum Pharaonis
-15 Vade ad eum mane, ecce egredietur ad aquas
-17 Ecce percutiam virga, quæ in manu mea est
8- 2 Ecce ego percutiam omnes terminos tuos ranis
-21 Ecce ego immittam in te, et in servos tuos
9- 3 Ecce manus mea erit super agros tuos
10- 4 Ecce ego inducam cras locustam in fines tuos
14-24 Et ecce respiciens Dominus super castra Ægyptiorum
16- 4 Ecce ego pluam vobis panes de cœlo
-10 Et ecce gloria Domini apparuit in nube
19-16 Et ecce cœperunt audiri tonitrua
23-20 Ecce ego mittam Angelum meum, qui præcedat te
31- 2 Ecce, vocavi ex nomine Beseleel filium Uri
33-21 Ecce, inquit, est locus apud me, et stabis supra petram
35-30 Ecce, vocavit Dominus ex nomine Beseleel

Levit. 9-24 Ecce egressus ignis a Domino, devoravit
13-25 Considerabit eam sacerdos, et ecce versa est in alborem
24-10 Ecce a. gressus filius mulieris Israelitidis
Num. 9- 6 Ecce autem quidam immundi super anima hominis
11-33 Ecce furor Domini concitatus in populum
12-10 Ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix
-12 Ecce jam medium carnis ejus devoratum est
14-40 Ecce mane primo surgentes ascenderunt
16- 1 Ecce autem Core filius Isaar, filii Caath
17-12 Ecce consumpti sumus, omnes perivimus
18- 8 Ecce dedi tibi custodiam primitiarum.
20-16 Ecce in urbe Cades, quæ est in extremis finibus
22- 5 Ecce egressus est populus ex Ægypto
-11 Ecce populus qui egressus est de Ægypto
-28 Quid feci tibi? cur percutis me? ecce jam tertio?
-38 Cui ille respondit : Ecce adsum; numquid loqui potero
23-24 Ecce populus ut leæna consurget
25- 6 Et ecce unus de filiis Israël intravit
-12 Ecce do eis pacem fœderis mei
32-14 Ecce, inquit, vos surrexistis pro patribus
Deut. 2-24 Ecce tradidi in manu tua Sehon regem Hesebon
-31 Ecce cœpi tibi tradere Sehon, et terram ejus
4-22 Ecce morior in hac humo, non transibo Jordanem
5-24 Ecce ostendit nobis Dominus Deus noster
8-19 Ecce nunc prædico tibi quod omnino dispereas
10-22 Ecce nunc multiplicavit te Dominus Deus
22-17 Et ecce hæc sunt signa virginitatis filiæ meæ
31-14 Ecce prope sunt dies mortis tuæ
-16 Ecce tu dormies cum patribus tuis
Josue. 1- 9 Ecce præcipio tibi, confortare, et esto robustus
2- 2 Ecce viri ingressi sunt huc per noctem
- 8 Et ecce mulier ascendit ad eos, et ait
3-11 Ecce, arca fœderis Domini... antecedet vos
6- 2 Ecce dedi in manu tua Jericho, et regem ejus
8- 1 Ecce tradidi in manu tua regem ejus, et pop.
22-28 Ecce altare Domini quod fecerunt patres
Judic. 1- 2 Ecce tradidi terram in manus ejus
4-22 Et ecce Barac sequens Sisaram veniebat
6-15 Ecce familia mea infima est in Manasse
9-31 Ecce, Gaal filius Obed venit in Sichimam
-36 Ecce de montibus multitudo descendit
-37 Ecce populus de umbilico terræ descendit
-53 Et ecce una mulier fragmen molæ desuper jaciens
12- 1 Ecce autem in Ephraïm orta est seditio
13- 7 Ecce concipies et paries filium
-10 Ecce apparuit mihi vir, quem ante videram
14- 8 Ecce examen apum in ore leonis erat
16-10 Ecce illusisti mihi, et falsum locutus es
17- 2 Ecce ego habeo, et apud me sunt
19-16 Et ecce, apparuit homo senex, revertens de agro
-27 Et ecce concubina ejus jacebat ante ostium
20- 5 Et ecce homines civitatis illius circumdederunt
21- 8 Ecce inventi sunt habitatores Jabes Galaad
-19 Ecce solemnitas Domini est in Silo anniversaria
Ruth. 2- 4 Et ecce, ipse veniebat de Bethlehem
3- 8 Et ecce, nocte jam media expavit homo
-17 Et ait : Ecce sex modios hordei dedit mihi
1 Reg. 2-31 Ecce dies veniunt, et præcidam brachium tuum
3- 4 Qui respondens, ait : Ecce ego
- 5 Cucurrit ad Heli, et dixit : Ecce ego : vocasti enim me
- 6 Abiit ad Heli, et dixit : Ecce ego : quia vocasti me
- 9 Et ait : Ecce ego : quia vocasti me
-11 Ecce ego facio verbum in Israël
5- 3 Ecce Dagon jacebat pronus in terra ante arcam Domini
8- 5 Ecce tu senuisti, et filii tui non ambulant in viis tuis
9- 6 Ecce vir Dei est in civitate hac
- 7 Ecce ibimus : quid feremus ad virum Dei?
- 8 Ecce inventa est in manu mea quarta pars stateris
-12 Hic est : ecce ante te, festina nunc
-17 Dominus dixit ei : Ecce vir quem dixeram
-24 Ecce quod remansit, pone ante te, et comede
10- 1 Deosculatus est eum, et ait : Ecce, unxit te Dominus
-10 Et ecce cuneus prophetarum obvius ei,
-22 Responditque Dominus : Ecce absconditus est domi
1 Reg. 11- 5 Ecce Saül veniebat, sequens boves de agro
12- 1 Dixit autem Samuel... Ecce audivi vocem vestram
- 2 Usque ad hanc diem, ecce præsto sum
-13 Ecce dedit vobis Dominus regem
13-10 Ecce Samuel veniebat : et egressus est Saül
14- 8 Ait Jonathas : Ecce nos transimus ad viros istos
-16 Et ecce multitudo prostrata, et huc illucque diffugiens
-20 Et ecce versus fuerat gladius uniuscujusque
-43 Gustans gustavi... et ecce ego morior
16-15 Ecce spiritus Dei malus exagitat te
-18 Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem
18-17 Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo tibi
-22 Ecce places regi, et omnes servi ejus diligunt te
19-19 Ecce David in Najoth in Ramatha
-22 Dictumque est ei : Ecce in Najoth sunt in Ramatha
20- 5 Dixit a. David...Ecce calendæ sunt crastino
-22 Ecce sagittæ intra te sunt, tolle eas
Ecce sagittæ ultra te sunt : vade in pace
-37 Et ait : Ecce ibi est sagitta porro ultra te
21- 9 Ecce hic gladius Goliath Philisthæi, quem percussisti
23- 1 Ecce Philisthiim oppugnant Ceïlam, et diripiunt areas
- 3 Ecce nos hic in Judæa consistentes timemus
-19 Dicentes: Nonne ecce David latitat apud nos
24- 2 Nuntiaverunt ei, dicentes : Ecce, David in deserto est Engaddi
- 5 Ecce dies de qua locutus est Dominus ad te
-11 Ecce hodie viderunt oculi tui, quod tradiderit te Dominus
25-14 Ecce David misit nuntios de deserto
-19 Præcedite me : ecce ego post tergum sequar
-36 Et ecce erat ei convivium in domo ejus
-41 Et ait : Ecce famula tua sit in ancillam
26- 1 Ecce, David absconditus est in colle Hachila
-22 Ecce hasta regis; transeat unus de pueris regis, et tollat eam
28- 9 Ecce, tu nosti quanta fecerit Saül
-21 Ecce obedivit ancilla tua voci tuæ
30-16 Ecce illi discumbebant super faciem.. terræ
2 Reg. 3-24 Ecce venit Abner ad te : quare dimisisti eum
4- 8 Ecce caput Isboseth filii Saül inimici tui :
5- 1 Ecce nos, os tuum et caro tua sumus.
7- 4 Et ecce sermo Domini ad Nathan, dicens
9- 4 Ecce, ait, in domo est Machir filii Ammiel
12-11 Ecce, ego suscitabo super te malum de domo tua
-18 Ecce cum parvulus adhuc viveret, loquebamur ad eum
13-24 Ait ad eum : Ecce tondentur oves servi tui
-34 Et ecce populus multus veniebat per iter devium
-35 Dixit autem Jonadab ad regem : Ecce filii regis adsunt
14- 7 Et ecce consurgens universa cognatio..dicit
-21 Ecce placatus feci verbum tuum : vade ergo
15-28 Ecce ego abscondar in campestribus deserti
-32 Ecce occurrit ei Chusaï Arachites, scissa veste
16- 5 Et ecce egrediebatur inde vir de cognatione
- 8 Et ecce premunt te mala tua
-11 Ecce filius meus, qui egressus est de utero
20-11 Ecce qui esse voluit pro Joab comes David
-21 Ecce caput ejus mittetur ad te per murum
3 Reg. 1-18 Et ecce nunc Adonias regnat, te... ignorante
-51 Ecce Adonias timens regem Salomonem
3-12 Ecce feci tibi secundum sermones tuos
11-41 Ecce universa scripta sunt in Libro verborum
12-28 Ecce dii tui, Israël, qui te eduxerunt de terra Ægypti
13- 1 Ecce vir Dei venit de Juda in sermone Do.
- 2 Dicit Dominus : Ecce filius nascetur domui David
- 3 Ecce altare scindetur, et effundetur cinis
-25 Et ecce, viri transeuntes viderunt cadaver
14- 5 Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat
-10 Idcirco ecce ego inducam mala super domum
-19 Ecce scripta sunt in Libro..verborum Israël
-29 Ecce scripta sunt in Libro... regum Juda
16- 3 Ecce, ego demetam posteriora Baasa
18-44 Ecce nubecula parva quasi vestigium hominis
-45 Ecce cœli contenebrati sunt, et nubes, et ventus
19- 5 Et ecce Angelus Domini tetigit eum, et dixit illi
- 6 Et ecce ad caput suum subcinericius panis
- 9 Et ecce sermo Domini ad eum, dixitque illi
3 Reg. 19-13 Et ecce vox ad eum dicens : Quid hic agis, Elia?
20-13 Et ecce propheta unus accedens ad Achab
Ecce, ego tradam eam in manu tua hodie
-31 Ecce, audivimus quod reges domus Israel clementes sint
-36 Ecce recedes a me, et percutiet te leo
21-18 Ecce ad vineam Naboth descendit, ut possideat eam
-21 Ecce ego inducam super te malum
22-13 Ecce sermones Prophetarum ore uno
-23 Ecce dedit Dominus spiritum mendacii
4 Reg. 1-14 Ecce descendit ignis de cœlo
2-11 Ecce currus igneus, et equi ignei
-16 Ecce, cum servis tuis sunt quinquaginta viri fortes
-19 Ecce habitatio civitatis hujus optima est
3-20 Et ecce, aquæ veniebant per viam Edom
4- 1 Et ecce creditor venit ut tollat duos filios
-13 Ecce, sedule in omnibus ministrasti nobis
-25 Ait ad Giezi puerum suum : Ecce Sunamitis
-32 Et ecce puer mortuus jacebat in lectulo
6- 1 Ecce locus, in quo habitamus coram te
-13 Annuntiaveruntque ei, dicentes : Ecce in Dothan
-17 Et ecce mons plenus equorum, et curruum
-32 Ecce enim sonitus pedum domini ejus
-33 Ecce, tantum malum a Domino est
7- 6 Ecce mercede conduxit adversum nos
-15 Ecce autem omnis via plena erat vestibus
9- 5 Ecce autem principes exercitus sedebant
10- 4 Ecce duo reges non potuerunt stare
17-26 Et ecce interficiunt eos
19- 7 Ecce, ego immittam ei spiritum
- 9 Ecce, egressus est ut pugnet adversum te
20- 5 Et ecce sanavi te, die tertio ascendes
-17 Ecce dies venient, et auferentur omnia
21-12 Ecce ego inducam mala super Jerusalem
22-16 Ecce, ego adducam mala super locum istum
1 Par. 17- 1 Ecce ego habito in domo cedrina
22-14 Ecce ego in paupertate mea præparavi
28-21 Ecce divisiones sacerdotum et Levitarum
2 Par. 1- 7 Ecce autem in ipsa nocte apparuit ei Deus
13-15 Et ecce illis clamantibus, perterruit Deus
18-22 Ecce Dominus dedit spiritum mendacii
20- 2 Et ecce consistunt in Asasonthamar
-10 Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab
21-14 Ecce Dominus percutiet te plaga magna
23- 3 Ecce filius regis regnabit, sicut locutus est...
25-18 Ecce bestiæ, quæ erant in sylva Libani
28- 9 Ecce iratus Dominus Deus patrum
29-19 Ecce exposita sunt omnia coram altare Dom.
34-16 Omnia quæ dedisti... ecce complentur
-24 Ecce ego inducam mala super locum
35-25 Ecce scriptum fertur in lamentationibus
1 Esdr. 4- 2 Ecce nos immolavimus victimas
9-15 Ecce coram te sumus in delicto nostro
2 Esdr. 5- 5 Ecce nos subjugamus filios nostros
9-36 Ecce nos ipsi hodie servi sumus, et terra
Tobiæ. 6- 2 Et ecce piscis immanis exivit ad devorandum
11- 6 Dicens : Ecce venit filius tuus
-17 Et ecce ego video Tobiam filium meum
Judith. 6- 6 Ecce ex hac hora illorum populo sociaberis
13-19 Ecce caput Holofernis principis militiæ Assyriorum, et ecce conopeum illius
-28 Quia ita est, ecce caput Holofernis
14-16 Ecce enim Holofernes jacet in terra
Esth. 11- 6 Et ecce duo dracones magni, paratique
Job. 1-12 Ecce, universa quæ habet, in manu tua sunt
-18 Et ecce alius intravit, et dixit
2- 6 Ecce in manu tua est, verumtamen animam illius serva
4- 3 Ecce docuisti multos, et manus lassas roborasti
-18 Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles
5-27 Ecce, hoc, ut investigavimus, ita est
6-13 Ecce, non est auxilium mihi in me
7-21 Ecce, nunc in pulvere dormiam
13- 1 Ecce omnia hæc vidit oculus meus
15-15 Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis
16-20 Ecce enim in cœlo testis meus, et conscius
-23 Ecce enim breves anni transeunt
19- 7 Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet
25- 5 Ecce luna etiam non splendet
26- 5 Ecce gigantes gemunt sub aquis
-14 Ecce, hæc ex parte dicta sunt viarum ejus
27-12 Ecce, vos omnes nostis, et quid... loquimini?
28-28 Ecce timor Domini, ipsa est sapientia
33- 2 Ecce aperui os meum, loquatur lingua
- 6 Ecce, et me sicut et te fecit Deus
-29 Ecce, hæc omnia operatur Deus
36-22 Ecce, Deus excelsus in fortitudine sua
-26 Ecce, Deus magnus vincens scientiam nostr.
40-10 Ecce, Behemoth, quem feci tecum
-18 Ecce, absorbebit fluvium, et non mirabitur

Job. 40–28 Ecce, spes ejus frustrabitur eum
Psal. 7–15 Ecce parturiit injustitiam
10– 3 Quon. ecce peccatores intenderunt arcum
32–18 Ecce oculi Domini super metuentes eum
36–36 Et transivi, et ecce non erat
38– 6 Ecce mensurabiles posuisti dies meos
39– 8 Tunc dixi : Ecce venio
–10 Ecce labia mea non prohibebo
47– 5 Quoniam ecce reges terræ congregati sunt
50– 7 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
– 8 Ecce enim veritatem dilexisti
51– 9 Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem suum
53– 6 Ecce enim Deus adjuvat me
54– 8 Ecce elongavi fugiens : et mansi in solitudine
55–10 Ecce cognovi quoniam Deus meus es
58– 4 Quia ecce ceperunt animam meam
– 8 Ecce loquentur in ore suo
67–34 Ecce dabit voci suæ vocem virtutis
72–12 Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sæculo
–15 Ecce nationem filiorum tuorum reprobavi
–27 Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt
82– 3 Quoniam ecce inimici tui sonuerunt
86– 4 Ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthiopum
91–10 Quoniam ecce inimici tui, Domine, quoniam ecce inimici tui peribunt
118–40 Ecce concupivi mandata tua
120– 4 Ecce non dormitabit, neque dormiet,
122– 2 Ecce sicut oculi servorum, in manibus dominorum
126– 3 Ecce hæreditas Domini, filii; merces
127– 4 Ecce sic benedicetur homo qui timet Dom.
131– 6 Ecce audivimus eam in Ephrata
132– 1 Ecce quam bonum, et quam jucundum, habitare fratres in unum
133– 1 Ecce nunc benedicite Dominum
138– 5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia
Prov. 7–10 Ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio
22–20 Ecce descripsi eam tibi tripliciter
24–31 Et ecce totum repleverant urticæ
Eccle. 1–10 Nec valet quisquam dicere : Ecce hoc recens est
–14 Et ecce universa vanitas, et afflictio spiritus
–16 Ecce magnus effectus sum, et præcessi omnes
7–28 Ecce hoc inveni, dixit Ecclesiastes
Cant. 1–14 Ecce tu pulchra es, amica mea, ecce tu pulchra es
–15 Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus
2– 8 Ecce iste venit saliens in montibus
Sap. 5– 5 Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei
Eccli. 16–18 Ecce cœlum, et cœli cœlorum, abyssus
18–17 Nonne ecce verbum super datum bonum ?
24–43 Et ecce factus est mihi trames abundans
Isai. 3– 1 Ecce enim dominator Dominus exercituum
5– 7 Expectavi ut faceret judicium, et ecce iniquitas; et justitiam, et ecce clamor
–26 Et ecce festinus velociter veniet
–30 Ecce tenebræ tribulationis, et lux obtenebrata est
6– 7 Et dixit : Ecce tetigit hoc labia tua
– 8 Quis ibit nobis ? Et dixi : Ecce ego, mitte me
7–14 Ecce virgo concipiet, et pariet filium
8– 7 Ecce Dominus adducet super eos aquas fluminis
–18 Ecce ego et pueri mei, quos dedit mihi Dom.
–22 Et ecce tribulatio et tenebræ, dissolutio
10–33 Ecce dominator Dominus exercituum confringet laguneulam
12– 2 Ecce Deus salvator meus, fiducialiter agam
13– 9 Ecce dies Domini veniet, crudelis
–17 Ecce ego suscitabo super eos Medos
17– 1 Onus Damasci. Ecce Damascus desinet esse civitas
–14 In tempore vespere, et ecce turbatio
19– 1 Ecce Dominus ascendet super nubem levem
20– 6 Dicet habitator... Ecce hæc erat spes nostra
21– 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum
22–13 Et ecce gaudium et lætitia, occidere vitulos
–17 Ecce Dominus asportari te faciet
23–13 Ecce terra Chaldæorum talis populus non fuit
24– 1 Ecce Dominus dissipabit terram, et nudabit eam
25– 9 Ecce Deus noster iste, expectavimus eum
26–21 Ecce enim Dominus egredietur de loco suo
28– 2 Ecce validus et fortis Dominus, sicut impetus grandinis
–16 Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem
29–14 Ecce ego addam ut admirationem faciam
30–27 Ecce nomen Domini venit de longinquo
32– 1 Ecce in justitia regnabit rex

Isai. 33– 7 Ecce videntes clamabunt foris, Angeli pacis amare flebunt
34– 5 Ecce super Idumæam descendet... ad judicium
35– 4 Ecce Deus vester ultionem adducet retributionis
36– 6 Ecce confidis super baculum arundineum
37– 7 Ecce ego dabo ei spiritum, et audiet nuntium
–11 Ecce tu audisti omnia quæ fecerunt reges
–36 Surrexerunt mane, et ecce omnes, cadavera mortuorum
38– 5 Ecce ego adjiciam super dies tuos quindecim annos
– 8 Ecce ego reverti faciam umbram linearum
–17 Ecce in pace amaritudo mea amarissima
39– 6 Ecce dies venient, et auferentur omnia
40– 9 Dic civitatibus Juda : Ecce Deus vester
–10 Ecce Dominus Deus in fortitudine veniet
Ecce merces ejus cum eo, et opus illius coram illo
–15 Ecce Gentes quasi stilla situlæ... reputatæ
Ecce insulæ quasi pulvis exiguus
41–11 Ecce confundentur et erubescent omnes
–24 Ecce, vos estis ex nihilo, et opus vestrum
–27 Ecce adsunt, et Jerusal. Evangelistam dabo
–29 Ecce omnes injusti, et vana opera eorum
42– 1 Ecce servus meus, suscipiam eum
– 9 Quæ prima fuerunt, ecce venerunt
43–19 Ecce ego facio nova, et nunc orientur
44–11 Ecce omnes participes ejus confundentur
47–14 Ecce facti sunt quasi stipula, ignis combussit eos
48– 7 Ne forte dicas : Ecce ego cognovi ea
–10 Ecce excoxi te, sed non quasi argentum
49–12 Ecce isti de longe venient, et ecce illi ab Aquilone
–16 Ecce in manibus meis descripsi te
–22 Ecce levabo ad Gentes manum meam
50– 1 Ecce in iniquitatibus vestris venditi estis
– 2 Ecce in increpatione mea desertum faciam mare
– 9 Ecce Dominus Deus auxiliator meus
Ecce omnes quasi vestimentum conterentur
–11 Ecce vos omnes accendentes ignem
51–22 Ecce tuli de manu tua calicem soporis
52– 6 Quia ego ipse qui loquebar, ecce adsum
–13 Ecce intelliget servus meus, exaltabitur
54–11 Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos
–15 Ecce accola veniet, qui non erat mecum
–16 Ecce ego creavi fabrum sufflantem in igne prunas
55– 4 Ecce testem populis dedi eum, ducem...
– 5 Ecce gentem, quam nesciebas, vocabis
56– 3 Non dicat eunuchus : Ecce ego lignum arid.
58– 3 Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas
– 4 Ecce ad lites et contentiones jejunatis
– 9 Clamabis, et dicet : Ecce adsum
59– 1 Ecce non est abbreviata manus Domini
– 9 Expectavimus lucem, et ecce tenebræ
60– 2 Quia ecce tenebræ operient terram, et caligo populos
62–11 Ecce Dom. auditum fecit in extremis terræ
Dicite filiæ Sion : Ecce salvator tuus venit
Ecce merces ejus cum eo, et opus ejus coram illo
64– 5 Ecce tu iratus es, et peccavimus
– 9 Ecce respice, populus tuus omnes nos
65– 1 Ecce ego, ecce ego ad gentem quæ non invocabat nomen meum
– 6 Ecce scriptum est coram me : non tacebo
–13 Ecce servi mei comedent, et vos esurietis
Ecce servi mei bibent, et vos sitietis
–14 Ecce servi mei lætabuntur, et vos confundemini
Ecce servi mei laudabunt... et vos clamab.
–17 Ecce e. ego creo cœlos novos et terram nov.
–18 Quia ecce ego creo Jerusalem exultationem
66–12 Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium pacis
–15 Quia ecce Dominus in igne veniet
Jerem. 1– 6 Ecce nescio loqui, quia puer ego sum
– 9 Ecce dedi verba mea in ore tuo
–10 Ecce constitui te hodie super Gentes
–15 Quia ecce ego convocabo omn. cognationes
2–35 Ecce ego judicio contendam tecum
3– 5 Ecce locuta es, et fecisti mala, et posuisti
–22 Ecce nos venimus ad te : tu e. es Dominus
4–10 Ecce pervenit gladius usque ad animam
–13 Ecce quasi nubes ascendet, et quasi tempestas
–16 Ecce auditum est in Jerusalem custodes venire
–23 Aspexi terram, et ecce vacua erat, et nihili
–24 Vidi montes, et ecce movebantur
–26 Aspexi, et ecce Carmelus desertus

Jerem. 5– 5 Et ecce magis hi simul confregerunt jugum
–14 Ecce ego do verba mea in ore tuo
–15 Ecce ego adducam super vos gentem de longinquo
6–10 Ecce incircumcisæ aures eorum
–19 Ecce ego adducam mala super populum
–21 Ecce ego dabo in populum istum ruinas
–22 Ecce populus venit de terra Aquilonis
7– 8 Ecce vos confiditis vobis in sermonibus mendacii
–20 Ecce furor meus, et indignatio mea conflatur
–32 Ideo ecce dies venient, dicit Dominus
8–15 Expectavimus... tempus medelæ, et ecce formido
–17 Quia ecce ego mittam vobis serpentes regulos
–19 Ecce vox clamoris filiæ populi mei
9– 7 Ecce ego conflabo, et probabo eos
–15 Ecce ego cibabo populum istum absynthio
–25 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
10–18 Ecce ego longe projiciam habitatores terræ
–22 Vox auditionis ecce venit, et commotio
11–11 Ecce ego inducam super eos mala
–22 Dicit Dominus... Ecce ego visitabo super eos
12–14 Ecce ego evellam eos de terra sua
13– 7 Et ecce computruerat lumbare
–13 Ecce ego implebo omnes habitatores... ebrietate
14–18 Si egressus fuero ad agros, ecce occisi gladio
Si introiero in civitatem, ecce attenuati fame
–19 Expectavimus... et tempus curationis, et ecce turbatio
16– 9 Ecce ego auferam de loco isto in oculis vestr.
–12 Ecce enim ambulat unusquisque post pravitatem cordis
–14 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
–16 Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Dominus
–21 Idcirco ecce ego ostendam eis per vicem
17–15 Ecce ipsi dicunt ad me : Ubi est verbum Domini ?
18– 3 Et ecce ipse faciebat opus super rotam
– 6 Ecce sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea
–11 Ecce ego fingo contra vos malum
19– 3 Ecce ego inducam afflictionem super locum
– 6 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
–15 Ecce ego inducam super civitatem hanc... mala
20– 4 Ecce ego dabo te in pavorem
21– 4 Ecce ego convertam vasa belli
– 8 Ecce ego do coram vobis viam vitæ et viam mortis
–13 Ecce ego ad te habitatricem vallis solidæ
23– 2 Ecce ego visitabo super vos malitiam
– 5 Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et suscitabo David
– 7 Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Dom.
–15 Ecce ego cibabo eos absynthio, et potabo eos felle
–19 Ecce turbo Dominicæ indignationis egredietur
–30 Propterea ecce ego ad prophetas, ait Dom.
–31 Ecce ego ad prophetas, ait Dominus
–32 Ecce ego ad prophetas somniantes mendacium
–39 Propterea ecce ego tollam vos portans
24– 1 Ecce duo calathi pleni ficis, positi ante templum
25– 9 Ecce ego mittam, et assumam universas cognationes
–29 Ecce in civitate, in qua invocatum est nomen
–32 Ecce afflictio egredietur de gente in gentem
26–14 Ego autem ecce in manibus vestris sum
27–16 Ecce vasa Domini revertentur de Babylone
28–16 Dicit Dominus : Ecce ego mittam te a facie terræ
29–17 Ecce mittam in eos gladium et famem
–21 Ecce ego tradam eos in manus Nabuchod.
–32 Ecce ego visitabo super Semeiam Nehelamiten
30– 3 Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus
–10 Quia ecce ego salvabo te de terra longinqua
–18 Ecce ego convertam conversionem
–23 Ecce turbo Domini, furor egrediens
31– 8 Ecce ego adducam eos de terra Aquilonis
–27 Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et seminabo
–31 Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et feriam
–38 Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et ædific.
32– 3 Ecce ego dabo civitatem istam in manus reg.
– 7 Ecce Hanameel filius Sellum... veniet ad te
–17 Ecce tu fecisti cœlum et terram in fortitudine tua

Jerem. 32-24 Ecce munitiones extructæ sunt adversus civitatem
-27 Ecce ego Dominus Deus universæ carnis
-28 Ecce ego tradam civitatem istam in manus Chaldæorum
-37 Ecce ego congregabo eos de universis terris
33- 6 Ecce ego obducam eis cicatricem et sanitat.
-14 Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et suscit.
34- 2 Ecce ego tradam civitatem hanc in manus
-17 Ecce ego prædico vobis libertatem
-22 Ecce ego præcipio, dicit Dominus, et reducam eos
35-17 Ecce ego adducam super Juda... afflictionem
36-12 Et ecce ibi omnes principes sedebant
37- 6 Ecce exercitus Pharaonis, qui egressus est
38- 5 Dixit rex Sedecias : Ecce ipse in manibus vestris est
-22 Ecce omnes mulieres quæ remanserunt
39-16 Ecce ego inducam sermones meos super civitatem hanc
40- 4 Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenis
Ecce omnis terra in conspectu tuo est
-10 Ecce ego habito in Masphath, ut respondeam præcepto
42- 4 Ecce ego oro ad Dominum Deum vestrum
43-10 Ecce ego mittam, et assumam Nabuchodon.
44- 2 Et ecce desertæ sunt hodie et non est in eis habitator
-11 Ecce ego ponam faciem meam in vobis in malum
-26 Ecce ego juravi in nomine meo magno
-27 Ecce ego vigilabo super eos in malum
-30 Ecce ego tradam Pharaonem Ephree regem Ægypti
45- 4 Dices ad eum : Ecce quos ædificavi, ego destruo
- 5 Quia ecce ego adducam malum super omnem carnem
46-25 Ecce ego visitabo super tumultum Alexandriæ
-27 Quia ecce ego salvum te faciam de longinq.
47- 2 Dicit Dominus : Ecce aquæ ascendunt ab Aquilone
48-12 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
-40 Ecce quasi aquila volabit et extendet alas
49- 2 Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus
- 5 Ecce ego inducam super te terrorem
-12 Ecce quibus non erat judicium ut biberent calicem
-15 Ecce enim parvulum dedi te in Gentibus
-19 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordan.
-22 Ecce quasi aquila ascendet, et avolabit
-35 Dicit Dominus... Ecce ego confringam arcum Ælam
50- 9 Quoniam ecce ego suscito, et adducam in Babylonem
-12 Ecce novissima erit in Gentibus, deserta
-18 Ecce ego visitabo regem Babylonis et terram
-31 Ecce ego ad te superbe, dicit Dominus Deus
-41 Ecce populus venit ab Aquilone, et gens magna
-44 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordan.
51- 1 Dicit Dominus : Ecce ego suscitabo super Babylonem
-25 Ecce ego ad te, mons pestifer, ait Dominus
-36 Ecce ego judicabo causam tuam ; et ulciscar
-47 Propterea ecce dies veniunt, et visitabo
-52 Propterea ecce dies veniunt, ait Dominus
Baruc. 1-10 Et dixerunt : Ecce misimus ad vos pecunias
2-25 Et ecce projecta sunt in calore solis
3- 8 Et ecce nos in captivitate nostra sumus
4-37 Ecce enim veniunt filii tui
Ezech. 1- 4 Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat
2- 9 Et vidi, et ecce manus missa ad me
3- 8 Ecce dedi faciem tuam valentiorem
-23 Et ecce ibi gloria Domini stabat
-25 Ecce data sunt super te vincula
4- 8 Ecce circumdedi te vinculis
-15 Ecce dedi tibi fimum boum pro stercoribus
-16 Ecce ego conteram baculum panis
5- 8 Ecce ego ad te, et ipse ego faciam in medio
6- 3 Ecce ego inducam super vos gladium
7- 5 Afflictio una, afflictio ecce venit
- 6 Evigilavit adversum te : ecce venit
-10 Ecce dies, ecce venit : egressa est contritio
8- 2 Vidi, et ecce similitudo quasi aspectus ignis
- 4 Et ecce ibi gloria Dei Israel
- 5 Et ecce ab Aquilone portæ altaris idolum
-10 Et ecce omnis similitudo reptilium et animalium
-14 Ecce ibi mulieres sedebant plangentes Adon.
-16 Et ecce in ostio templi Domini
-17 Et ecce applicant ramum ad nares suas
9- 2 Ecce sex viri veniebant de via portæ super.

Ezech. 9-11 Et ecce vir, qui erat indutus lineis
10- 1 Et vidi, et ecce in firmamento, quod erat...
- 9 Et vidi, et ecce quatuor rotæ juxta cherubim
11- 1 Et ecce in introitu portæ viginti quinq. viri
12-27 Fili hominis, ecce domus Israël dicentium
13- 8 Ideo, ecce ego ad vos, dicit Dominus Deus
-12 Siquidem ecce cecidit paries
-20 Ecce ego ad pulvillos vestros
14-22 Ecce ipsi ingredientur ad vos, et videbitis
15- 4 Ecce igni datum est in escam
16- 8 Et ecce tempus tuum, tempus amantium
-27 Ecce ego extendam manum meam super te
-37 Ecce ego congregabo omnes amatores tuos
-44 Ecce omnis qui dicit vulgo proverbium
-49 Ecce hæc fuit iniquitas Sodomæ
17- 7 Et ecce vinea ista, quasi mittens radices
-10 Ecce plantata est : ergo-ne prosperabitur?
-12 Ecce venit rex Babylonis in Jerusalem
-18 Et ecce dedit manum suam
18- 4 Ecce omnes animæ, meæ sunt
-18 Ecce mortuus est in iniquitate sua
20-47 Ecce ego succendam in te ignem
21- 3 Ecce ego ad te, et ejiciam gladium meum
- 7 Ecce venit, et fiet, ait Dominus Deus
22- 6 Ecce principes Israël singuli in brachio suo
-13 Ecce complosi manus meas super avaritiam
-19 Ecce ego congregabo vos in medio Jerus.
23-22 Ecce ego suscitabo omnes amatores tuos
-28 Ecce ego tradam te in manus eorum
-40 Itaque ecce venerunt : quibus te lavisti
24-16 Ecce ego tollo a te desiderabile
-21 Ecce ego polluam sanctuarium meum
-25 Ecce in die qua tollam ab eis fortitudinem
25- 7 Idcirco ecce ego extendam manum meam
- 8 Ecce sicut omnes gentes, domus Juda
- 9 Idcirco ecce ego aperiam humerum Moab
-16 Ecce ego extendam manum meam super Palæstinos
26- 3 Ecce ego super te, Tyre, et ascendere faciam
- 7 Ecce ego adducam ad Tyrum Nabuchodon.
28- 3 Ecce sapientior es tu Daniele
- 7 Idcirco ecce ego adducam super te alienos
-22 Ecce ego ad te Sidon, et glorificabor
29- 3 Ecce ego ad te, Pharao rex Ægypti
- 8 Ecce ego adducam super te gladium
-10 Ecce ego ad te, et ad flumina tua
-19 Ecce ego dabo Nabuchodonosor regem Babylonis in terra Ægypti
30-21 Et ecce non est obvolutum ut restitueretur
-22 Ecce ego ad Pharaonem regem Ægypti
31- 3 Ecce Assur quasi cedrus in Libano
-18 Ecce deductus es cum lignis voluptatis
33-33 Cum venerit quod prædictum est (ecce enim venit)
34-10 Ecce ego ipse super pastores requiram gregem
-11 Ecce ego ipse requiram oves meas
-17 Ecce ego judico inter pecus et pecus
-20 Ecce ego ipse judico inter pecus pingue
35- 3 Ecce ego ad te, mons Seir, et extendam manum meam super te
36- 6 Ecce ego in zelo meo... locutus sum
- 9 Quia ecce ego ad vos, et convertar ad vos
37- 5 Ecce ego intromittam in vos spiritum
- 7 Prophetante me, et ecce commotio
- 8 Et ecce super ea nervi et carnes ascenderunt
-12 Ecce ego aperiam tumulos vestros
-19 Ecce ego assumam lignum Joseph
-21 Ecce ego assumam filios Israël de medio nationum
38- 3 Ecce ego ad te Gog principem capitis Mosoch
-13 Ecce ad diripiendam prædam congregasti
39- 1 Ecce ego super te Gog principem capitis
- 8 Ecce venit, et factum est, ait Dominus
40- 3 Et ecce vir, cujus erat species quasi species æris
- 5 Et ecce murus forinsecus in circuitu
-17 Ecce gazophylacia, et pavimentum stratum
-24 Et ecce porta quæ respiciebat ad Austrum
43- 2 Ecce gloria Dei Isr. ingrediebatur per viam
- 5 Et ecce repleta erat gloria Domini domus.
44- 4 Et ecce implevit gloria Dom. domum Dom.
46-21 Et ecce atriolum erat in angulo atrii
47- 1 Et ecce aquæ egrediebantur subter limen
- 2 Et ecce aquæ redundantes a latere dextro
- 7 Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis
Dan. 2-31 Et ecce quasi statua una grandis
3-17 Ecce e. Deus noster, quem colimus
-92 Ecce ego video quatuor viros solutos
4- 7 Videbam, et ecce arbor in medio terræ
-10 Et ecce vigil et sanctus de cœlo descendit
7- 2 Et ecce quatuor venti cœli pugnabant
- 5 Ecce bestia alia similis urso in parte stetit
- 6 Et ecce alia quasi pardus, et alas habebat

Dan. 7- 7 Et ecce bestia quarta terribilis
- 8 Et ecce cornu aliud parvulum ortum est
Et ecce oculi, quasi oculi hominis erant
-13 Et ecce cum nubibus cœli... veniebat
-21 Aspiciebam, et ecce cornu illud faciebat bellum adversus sanctos
8- 3 Et ecce aries unus stabat ante paludem
- 5 Ecce autem hircus caprarum veniebat
-15 Ecce stetit in conspectu meo quasi species viri
9-21 Ecce vir Gabriel quem videram in visione
10- 5 Et vidi : et ecce vir unus vestitus lineis
-10 Et ecce manus tetigit me, et erexit me
-13 Et ecce Michaël unus de principibus primis
-16 Et ecce quasi similitudo Filii hominis tetigit labia mea
11- 2 Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside
12- 5 Et ecce quasi duo alii stabant
13-20 Ecce ostia pomarii clausa sunt
-43 Et ecce morior, cum nihil horum fecerim
-55 Ecce e. Angelus Dei, accepta sententia ab eo
14-10 Ecce nos egredimur foras
-18 Et dixit : Ecce pavimentum, animadverte
-23 Ecce nunc non potes dicere quia iste non sit Deus vivens
-26 Et dixit : Ecce quem colebatis
-39 Et ecce Daniel sedens in medio leonum
Osee. 2- 6 Ecce ego sepiam viam suam spinis
-14 Propter hoc, ecce ego lactabo eam
9- 6 Ecce enim profecti sunt a vastitate
Joel. 2-19 Ecce ego mittam vobis frumentum et vinum
3- 1 Quia ecce in diebus illis, et in tempore illo
- 7 Ecce ego suscitabo eos de loco
Amos. 2-13 Ecce ego stridebo subter vos
4- 2 Quia ecce dies venient super vos
-13 Quia ecce formans montes, et creans ventum
6-12 Quia ecce Dominus mandabit, et percutiet
-15 Ecce enim suscitabo super vos domus Israël
7- 1 Ecce fictor locustæ in principio germinantium
Et ecce serotinus post tonsionem regis
- 4 Ecce vocabat judicium ad ignem Dominus
- 7 Ecce Dominus stans super murum litum
- 8 Ecce ego ponam trullam in medio populi
8- 1 Et ecce uncinus pomorum
-11 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
9- 8 Ecce oculi Dom. Dei super regnum peccans
- 9 Ecce enim mandabo ego, et concutiam
-13 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
Abdiæ. - 2 Ecce parvulum dedi te in Gentibus
Mich. 1- 3 Quia ecce Dominus egredietur de loco suo
2- 3 Ecce ego cogito super familiam istam malum
Nahum. 1-15 Ecce super montes pedes evangelizantis
2-13 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum
3- 5 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum
-13 Ecce populus tuus mulieres in medio tui
Habac. 1- 6 Quia ecce ego suscitabo Chaldæos
2- 4 Ecce qui incredulus est, non erit recta anima
-19 Ecce iste coopertus est auro et argento
Soph. 3-19 Ecce ego interficiam om. qui afflixerunt te
Aggæi. 1- 9 Respexistis ad amplius, et ecce factum est minus
Zach. 1- 8 Et ecce vir ascendens super equum rufum
-11 Ecce omnis terra habitatur, et quiescit
-18 Et vidi : et ecce quatuor cornua
2- 1 Et ecce vir, et in manu ejus funiculus
- 3 Et ecce Angelus qui loquebatur in me
- 9 Ecce ego levo manum meam super eos
-10 Quia ecce ego venio, et habitabo in medio tui
3- 4 Ecce abstuli a te iniquitatem tuam
- 8 Ecce enim ego adducam servum meum Orientem
- 9 Quia ecce lapis quem dedi coram Jesu
Ecce ego cælabo sculpturam ejus
4- 2 Vidi, et ecce candelabrum aureum totum
5- 1 Et vidi, et ecce volumen volans
- 7 Et ecce talentum plumbi portabatur
Ecce mulier una sedens in medio amphoræ
- 9 Vidi : et ecce duæ mulieres egredientes
6- 1 Et ecce quatuor quadrigæ egredientes
-12 Ecce vir Oriens nomen ejus
8- 7 Ecce ego salvabo populum meum
9- 4 Ecce Dominus possidebit eam, et percutiet
- 9 Ecce rex tuus veniet tibi justus
11- 6 Ecce ego tradam homines, unumquemque
-16 Quia ecce ego suscitabo pastorem in terra
12- 2 Ecce ego ponam Jerusalem superliminare
14- 1 Ecce venient dies Domini, et dividentur spolia
Malac. 1-13 Et dixistis : Ecce de labore, et exsufflastis
2- 3 Ecce ego projiciam vobis brachium
3- 1 Ecce ego mitto Angelum meum
Ecce venit, dicit Dominus exercituum
4- 1 Ecce e. dies veniet succensa quasi caminus

Malac. 4- 5 Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam
1 Mac. 2-12 Ecce sancta nostra, et pulchritudo nostra
-65 Et ecce Simon frater vester, scio quod vir consilii est
3-52 Ecce nationes convenerunt adversum nos
4-19 Ecce apparuit pars quædam prospiciens de monte
-36 Ecce contriti sunt inimici nostri
5-14 Et ecce alii nuntii venerunt de Galilæa
-30 Ecce populus multus, cujus non erat numerus
6-13 Et ecce pereo tristitia magna in terra aliena
-26 Et ecce applicuerunt hodie ad arcem
9-39 Et ecce tumultus, et apparatus multus
-45 Ecce enim bellum ex adverso
-58 Ecce Jonathas, et qui cum eo sunt, in silentio habitant
11-68 Et ecce castra alienigenarum occurrebant in campo
16- 5 Et ecce exercitus copiosus in obviam illis
-24 Ecce hæc scripta sunt in Libro dierum sacerdotii ejus
Matth. 1-20 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei
-23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium
2- 1 Ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosolym.
- 9 Et ecce stella quam viderant in Oriente,
-13 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis Joseph
-19 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis Joseph
3-16 Et ecce aperti sunt ei cœli
-17 Et ecce vox de cœlis dicens : Hic est Filius
4-11 Et ecce Angeli accesserunt, et ministrabant ei
7- 4 Et ecce trabs est in oculo tuo
8- 2 Et ecce leprosus veniens, adorabat eum
-24 Et ecce motus magnus factus est in mari
-29 Et ecce clamaverunt, dicentes : Quid nobis et tibi, Jesu fili Dei ?
-32 Et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare
-34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu
9- 2 Ecce offerebant ei paralyticum jacentem
- 3 Et ecce quidam de Scribis dixerunt intra se
-10 Ecce multi publicani et peccatores venientes
-18 Ecce princeps unus accessit, et adorabat eum
-20 Ecce mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur
-32 Ecce obtulerunt ei hominem mutum
10-16 Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum
11-10 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem tuam
-19 Ecce homo vorax, et potator vini
12- 2 Ecce Discipuli tui faciunt quod non licet
-10 Et ecce homo manum habens aridam
-18 Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus
-41 Et ecce plus quam Jonas hic
-42 Et ecce plus quam Salomon hic
-46 Ecce mater ejus et fratres stabant foris
-47 Ecce mater tua et fratres tui foris stant
-49 Dixit : Ecce mater mea et fratres mei
13- 3 Ecce exiit qui seminat, seminare
15-22 Ecce mulier Chananæa, a finibus illis egressa, clamavit
17- 3 Ecce apparuerunt illis Moyses et Elias
- 5 Ecce nubes lucida obumbravit eos
Ecce vox de nube, dicens : Hic est Filius m.
19-27 Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te
20-18 Ecce ascendimus Jerosolymam
-30 Ecce duo cæci sedentes secus viam, audierunt
21- 5 Dicite filiæ Sion : Ecce rex tuus venit
22- 4 Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi
23-34 Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas
-38 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
24-23 Ecce hic est Christus, aut illic : nolite credere
-25 Ecce prædixi vobis
-26 Ecce in deserto est, nolite exire ; ecce in penetralibus, nolite credere
25- 6 Ecce sponsus venit, exite obviam ei
-20 Ecce alia quinque superlucratus sum
-22 Tradidisti mihi, ecce alia duo lucratus sum.
-25 Ecce habes quod tuum est
26-45 Ecce appropinquavit hora, et Filius hominis tradetur
-46 Ecce appropinquavit qui me tradet
-47 Ecce Judas, unus de duodecim, venit
-51 Et ecce unus ex his qui erant cum Jesu
-65 Ecce nunc audistis blasphemiam
Matth. 27-51 Et ecce velum templi scissum est in duas partes
28- 2 Et ecce terræ motus factus est magnus
- 7 Et ecce præcedit vos in Galilæam
Ibi eum videbitis : ecce prædixi vobis
- 9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens
-11 Ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem
-20 Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus
Marc. 1- 2 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem
2-24 Ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet ?
3-32 Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te
-34 Ait : Ecce mater mea et fratres mei
4- 3 Audite : Ecce exiit seminans ad seminand.
8- 2 Quia ecce jam triduo sustinent me
10-28 Ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te
-33 Quia ecce ascendimus Jerosolymam
11-21 Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit
13-21 Ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis
-23 Ecce prædixi vobis omnia
14-41 Ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum
-42 Surgite, eamus : ecce qui me tradet prope est
15-35 Audientes dicebant : Ecce Eliam vocat
16- 6 Non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum.
Luc. 1-20 Et ecce eris tacens, et non poteris loqui
-31 Ecce concipies in utero, et paries filium
-36 Ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit
-38 Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum
-44 Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ
-48 Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
2- 9 Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos
-10 Ecce e. evangelizo vobis gaudium magnum
-25 Et ecce homo erat in Jerusalem
-34 Ecce positus est hic in ruinam
-48 Ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te
5-12 Et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum
-18 Et ecce viri portantes in lecto hominem
6-23 Ecce enim merces vestra multa est in cœlo
7-12 Ecce defunctus efferebatur filius unicus
-25 Ecce qui in veste pretiosa sunt et deliciis
-27 Ecce mitto Angelum meum ante faciem
-34 Ecce homo devorator, et bibens vinum
-37 Ecce mulier quæ erat in civitate peccatrix
8-41 Ecce venit vir, cui nomen Jaïrus
9-30 Ecce duo viri loquebantur cum illo
-38 Ecce vir de turba exclamavit, dicens
-39 Et ecce spiritus apprehendit eum, et subito clamat
10- 3 Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.
-19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi
-25 Et ecce quidam legisperitus surrexit
11-31 Et ecce plus quam Salomon hic
-32 Et ecce plus quam Jonas hic
-41 Et ecce omnia munda sunt vobis
13- 7 Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens
-11 Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis
-16 Ecce decem et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto
-30 Et ecce sunt novissimi qui erunt primi
-32 Ecce ejicio dæmonia, et sanitates perficio
-35 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
14- 2 Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum
15-29 Dixit patri suo : Ecce tot annis servio tibi
17-21 Neque dicent : Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est
-23 Ecce hic, et ecce illic. Nolite ire
18-28 Ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te
-31 Ait illis : Ecce ascendimus Jerosolymam
19- 2 Et ecce vir nomine Zachæus
- 8 Ecce dimidium bonorum meorum, Domine
-20 Ecce mna tua, quam habui repositam
22-10 Ecce introeuntibus vobis in civitatem, occurret vobis homo
-21 Ecce manus tradentis me, mecum est in mensa
-31 Simon, ecce Satanas expetivit vos
-38 Dixerunt : Domine, ecce duo gladii hic
-47 Adhuc eo loquente, ecce turba
23-14 Et ecce ego coram vobis interrogans
-15 Et ecce nihil dignum morte actum est ei
-29 Quoniam ecce venient dies in quibus dicent
-50 Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio
24- 4 Ecce duo viri steterunt secus illas
-13 Ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum
Joan. 1-29 Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi
-36 Et respiciens... dicit : Ecce Agnus Dei
-47 Dicit de eo : Ecce vere Israelita
3-26 Ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum
4-35 Ecce dico vobis : Levate oculos vestros
5-14 Et dixit illi : Ecce sanus factus es
7-26 Et ecce palam loquitur, et nihil ei dicunt
11- 3 Domine, ecce quem amas infirmatur
-36 Dixer. ergo Judæi : Ecce quomodo amabat
12-15 Ecce rex tuus venit sedens super pullum
-19 Ecce mundus totus post eum abiit
16-29 Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis
-32 Ecce venit hora... ut dispergamini
18-21 Ecce hi sciunt quæ dixerim ego
19- 4 Ecce adduco vobis eum foras
- 5 Et dicit eis : Ecce homo
-14 Et dicit Judæis : Ecce rex vester
-26 Dicit matri suæ : Mulier, ecce filius tuus
-27 Deinde dicit Discipulo : Ecce mater tua
Act. 1-10 Ecce duo viri astiterunt juxta illos
2- 7 Nonne ecce omnes isti... Galilæi sunt ?
5- 9 Ecce pedes eorum qui sepelierunt virum
-25 Quia ecce viri quos posuistis in carcerem
-28 Et ecce replestis Jerusalem doctrina vestra
7-55 Et ait : Ecce video cœlos apertos
8-27 Et ecce vir Æthiops, eunuchus potens Candacis reginæ
-36 Et ait Eunuchus : Ecce aqua, quid prohibet me baptizari ?
9-10 At ille ait : Ecce ego, Domine
-11 Quære in domo Judæ Saulum... ecce e. orat.
10-17 Ecce viri qui missi erant a Cornelio
-19 Ecce viri tres quærunt te
-21 Dixit : Ecce ego sum quem quæritis
-30 Et ecce vir stetit ante me in veste candida
11-11 Et ecce viri tres confestim astiterunt in domo
12- 7 Et ecce Angelus Domini astitit
13-11 Et nunc ecce manus Domini super te
-25 Non sum ego, sed ecce venit post me
-46 Ecce convertimur ad Gentes
16- 1 Et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus
20-22 Et nunc ecce alligatus ego spiritu, vado
-25 Ecce ego scio, quia amplius non videbitis
27-24 Et ecce donavit tibi Deus omnes qui navigant tecum
Rom. 9-33 Ecce pono in Sion lapidem offensionis
1 Cor. 15-51 Ecce mysterium vobis dico
2 Cor. 5-17 Ecce facta sunt omnia nova
6- 2 Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis
- 9 Quasi morientes, et ecce vivimus
7-11 Ecce enim hoc ipsum, secundum Deum contristari vos
12-14 Ecce, tertio hoc paratus sum venire ad vos
Galat. 1-20 Ecce coram Deo, quia non mentior
5- 2 Ecce ego Paulus dico vobis
Hebr. 2-13 Ecce ego, et pueri mei, quos dedit mihi Deus
8- 8 Ecce dies venient, dicit Dominus
10- 7 Tunc dixi : Ecce venio
- 9 Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem t.
Jacob. 3- 4 Ecce et naves, cum magnæ sint... circumferuntur
- 5 Ecce quantus ignis quam magnam sylvam incendit !
4-13 Ecce nunc qui dicitis : Hodie aut crastino ibimus
5- 4 Ecce merces operariorum, qui messuerunt
- 7 Ecce agricola expectat pretiosum fructum
- 9 Ecce judex ante januam assistit
-11 Ecce beatificamus eos qui sustinuerunt
1 Petr. 2- 6 Ecce pono in Sion lapidem summum
2 Petr. 3- 1 Hanc ecce vobis, charissimi, secundam scribo Epistolam
Judæ. -14 Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis
Apoc. 1- 7 Ecce venit cum nubibus, et videbit eum
-18 Et ecce sum vivens in sæcula sæculorum
2-10 Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis
-22 Ecce mittam eam in lectum
3- 8 Ecce dedi coram te ostium apertum
- 9 Ecce dabo de synagoga Satanæ, qui dicunt se Judæos esse
Ecce faciam illos ut veniant, et adorent
-11 Ecce venio cito : tene quod habes
-20 Ecce sto ad ostium, et pulso
4- 1 Et ecce ostium apertum in cœlo
- 2 Et ecce sedes posita erat in cœlo
5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
- 6 Ecce in medio throni et quatuor animalium
6- 2 Ecce equus albus, et qui sedebat super illum
- 8 Et ecce equus pallidus : et qui sedebat super
-12 Et ecce terræ motus magnus factus est

Apoc. 9-12 Ecce veniunt adhuc duo væ post hæc
11-14 Et ecce væ tertium veniet cito
12- 3 Et ecce draco magnus rufus
14- 1 Et ecce Agnus stabat supra montem Sion
-14 Et vidi, et ecce nubem candidam
15- 5 Ecce apertum est templum tabernaculi
16-15 Ecce venio sicut fur
19-11 Ecce equus albus, et qui sedebat super eum
21- 3 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus
- 5 Ecce nova facio omnia
22- 7 Et ecce venio velociter
-12 Ecce venio cito, et merces mea mecum est

ECCETAN.

Anno mundi 3594, ante J. Ch. 460. Pater Johanan, qui ascendit e captivitate Babylonis, et cum eo centum et decem viri, tempore quo missus est Esdras in Judæam ab Artaxerxe rege Persarum.

1 Esdr. 8-12 De filiis Azgad, Johanan filius Eccetan

ECCLESIA.

Num. 19-20 Peribit anima illius de medio ecclesiæ
20- 4 Cur eduxistis ecclesiam Domini in solitudinem?
Deut. 23- 1 Non intrabit eunuchus... ecclesiam Domini
- 2 Non ingredietur mamzer... ecclesiam Dom.
- 3 Ammonites.. non intrabunt ecclesiam Dom.
- 8 Intrabunt in ecclesiam Domini
Judic. 20- 2 In ecclesiam populi Dei convenerunt
1 Reg. 17-47 Et noverit universa ecclesia hæc
3 Reg. 8-14 Et benedixit omni ecclesiæ Israël Omnis enim ecclesia Israel stabat
-22 Stetit autem Salomon... in conspectu ecclesiæ Israel
-55 Stetit ergo, et benedixit omni ecclesiæ Israël
1 Par. 29- 1 Locutusque est David rex ad om. ecclesiam.
-20 Præcepit autem David universæ ecclesiæ. Et benedixit omnis ecclesia Domino
2 Par. 1- 5 Requisivit Salomon, et omnis ecclesia
7- 8 Omnis Israël cum eo, ecclesia magna valde
2 Esdr. 8-17 Fecit ergo universa ecclesia eorum
13- 1 Quod non debeant introire... in ecclesiam Dei usque in æternum
Judith. 6-21 Per totam noctem intra ecclesiam oraverunt
7-18 Factus est fletus et ululatus magnus in ecclesia
Psal. 21-23 In medio ecclesiæ laudabo te
-26 Apud te laus mea in ecclesia magna
25- 5 Odivi ecclesiam malignantium
-12 In ecclesiis benedicam te, Domine
34-18 Confitebor tibi in ecclesia magna
39-10 Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia
67-27 In ecclesiis benedicite Deo Domino
88- 6 Confitebuntur cœli... veritatem tuam in ecclesia sanctorum
106-32 Et exaltent eum in ecclesia plebis
149- 1 Laus ejus in ecclesia sanctorum.
Prov. 5-14 Pene fui in omni malo, in medio ecclesiæ
Eccli. 3- 1 Filii sapientiæ, ecclesia justorum
15- 5 Et in medio ecclesiæ aperiet os ejus
21-20 Os prudentis quæritur in ecclesia
23-34 Hæc in ecclesiam adducetur
24- 2 Et in ecclesiis Altissimi aperiet os suum
31-11 Eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum
33-19 Et rectores ecclesiæ auribus percipite
38-37 Et in ecclesiam non transilient.
39-14 Et laudem ejus enuntiabit ecclesia
44-15 Et laudem eorum nuntiet ecclesia
Thren. 1-10 Præceperas ne intrarent in ecclesiam tuam
Joel. 2-16 Sanctificate ecclesiam, coadunate senes
1 Mac. 2-56 Caleb, dum testificatur in ecclesia
3-13 Congregavit Judas... et ecclesiam secum
4-59 Statuit Judas... et universa ecclesia Israël
5-16 Convenit ecclesia magna cogitare quid facerent fratribus suis
14-19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jer.
Matth. 16-18 Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam
18-17 Quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ. Si autem Ecclesiam non audierit
Act. 5-11 Factus est timor magnus in universa Ecclesia
7-38 Hic est qui fuit in Ecclesia in solitudine
8- 1 Facta est autem in illa die persecutio magna in Ecclesia
- 3 Saulus autem devastabat Ecclesiam
9-31 Ecclesia quidem per totam Judæam... habebat pacem
11-22 Pervenit autem sermo ad aures Ecclesiæ
-26 Annum totum conversati sunt ibi in Ecclesia
12- 1 Ut affligeret quosdam de Ecclesia
- 5 Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia
Act. 13- 1 Erant a. in Ecclesia, quæ erat Antiochiæ
14-22 Cum constituissent illis per singulas Ecclesias presbyteros
-26 Cum a. venissent, et congregassent Ecclesiam
15- 3 Illi ergo deducti ab Ecclesia, pertransibant
- 4 Suscepti sunt ab Ecclesia, et ab Apostolis
-22 Placuit... senioribus cum omni Ecclesia, eligere viros ex eis
-41 Perambulat a. Syriam.. confirmans Ecclesias
16- 5 Et Ecclesiæ quidem confirmabantur fide
18-22 Ascendit, et salutavit Ecclesiam
19-32 Erat enim Ecclesia confusa
-39 In legitima Ecclesia poterit absolvi
-40 Et cum hæc dixisset, dimisit Ecclesiam,
20-17 Vocavit majores natu Ecclesiæ
-28 Regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit
Rom. 16- 1 Commendo autem vobis Phœben... quæ est in ministerio Ecclesiæ
- 4 Gratias ago, sed et cunctæ Ecclesiæ Gentium
- 5 (*Salutate*) et domesticam Ecclesiam eorum
-16 Salutant vos omnes Ecclesiæ Christi
-23 Salutat vos Caius hospes meus, et universa Ecclesia
1 Cor. 1- 2 Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi, sanctificatis
4-17 Sicut ubique in omni Ecclesia doceo
6- 4 Contemptibiles qui sunt in Ecclesia
7-17 Sicut in omnibus Ecclesiis doceo
10-32 Sine offensione estote... et Ecclesiæ Dei
11-16 Nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei
-18 Primum quidem convenientibus vobis in Ecclesiam
-22 Numquid...aut Ecclesiam Dei contemnitis?
12-28 Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia
14- 4 Qui autem prophetat, Ecclesiam Dei ædificat
- 5 Ut Ecclesia ædificationem accipiat
-12 Ad ædificationem Ecclesiis quærite ut abundetis
-19 In Ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui
-23 Si ergo conveniat universa Ecclesia in unum
-28 Si a. non fuerit interpres, taceat in Ecclesia
-33 In omnibus Ecclesiis sanctorum doceo
-34 Mulieres in Ecclesiis taceant
-35 Turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia
15- 9 Quoniam persecutus sum Ecclesiam Dei
16- 1 Sicut ordinavi Ecclesiæ Galatiæ, ita et vos facite
-19 Salutant vos Ecclesiæ Asiæ
Aquila et Priscilla cum domestica sua Ecclesia
2 Cor. 1- 1 Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi
8- 1 Quæ data est in Ecclesiis Macedoniæ
-18 Cujus laus est in Evangelio per omnes Ecclesias
-19 Sed et ordinatus est ab Ecclesiis comes
-23 Sive fratres nostri, Apostoli Ecclesiarum
-24 In illos ostendite in faciem Ecclesiarum
11- 8 Alias Ecclesias expoliavi accipiens stipendium
-28 Sollicitudo omnium Ecclesiarum
12-13 Quod minus habuistis præ cæteris Ecclesiis
Galat. 1- 2 Qui mecum sunt omnes fratres, Ecclesiis Galatiæ
-13 Supra modum persequebar Ecclesiam Dei
-22 Eram autem ignotus facie Ecclesiis Judææ
Ephes. 1-22 Dedit caput supra omnem Ecclesiam
3-10 Ut innotescat... in cœlestibus per Ecclesiam
-21 Ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu
5-23 Sicut Christus caput est Ecclesiæ
-24 Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo
-25 Sicut et Christus dilexit Ecclesiam
-27 Ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam
-29 Fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam
-32 Ego autem dico in Christo et in Ecclesia
Philip. 3- 6 Secundum æmulationem persequens Ecclesiam Dei
4-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit in ratione dati
Colos. 1-18 Et ipse est caput corporis Ecclesiæ
-24 Pro corpore ejus, quod est Ecclesia
4-15 Salutate... quæ in domo ejus est, Ecclesiam
-16 Facite ut et in Laodicensium Ecclesia legatur
1 Thes. 1- 1 Ecclesiæ Thessalonicensium, in Deo Patre
2-14 Imitatores facti estis, fratres, Ecclesiarum
2 Thes. 1- 1 Ecclesiæ Thessalonicensium, in Deo patre
- 4 Ut... in vobis gloriemur in Ecclesiis Dei
1 Tim. 3- 5 Quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit?
-15 Quæ est Ecclesia Dei vivi, columna... veritatis
5-16 Subministret illis, et non gravetur Ecclesia
Phile. - 2 Et Ecclesiæ quæ in domo tua est
Hebr. 2-12 In medio Ecclesiæ laudabo te
Hebr. 12-23 Et Ecclesiam primitivorum, qui conscripti sunt in cœlis
Jacob. 5-14 Inducat presbyteros Ecclesiæ, et orent
1 Petr. 5-13 Salutat vos Ecclesia quæ est in Babylone
3 Joan. - 6 Qui testimonium reddiderunt charitati tuæ in conspectu Ecclesiæ
- 9 Scripsissem forsitan Ecclesiæ :
-10 Eos qui suscipiunt, prohibet, et de Ecclesia ejicit
Apoc. 1- 4 Joannes septem Ecclesiis quæ sunt in Asia
-11 Mitte septem Ecclesiis quæ sunt in Asia
-20 Septem stellæ, Angeli sunt septem Ecclesiarum : et candelabra septem, septem Ecclesiæ sunt
2- 1 Angelo Ephesi Ecclesiæ scribe
- 7 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
- 8 Et Angelo Smyrnæ Ecclesiæ scribe
-11 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-12 Et Angelo Pergami Ecclesiæ scribe
-17 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-18 Et Angelo Thyatiræ Ecclesiæ scribe
-23 Et scient omnes Ecclesiæ, quia ego sum scrutans renes et corda
-29 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
3- 1 Et Angelo Ecclesiæ Sardis scribe
- 6 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
- 7 Et Angelo Philadelphiæ Ecclesiæ scribe
-13 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-14 Et Angelo Laodiciæ Ecclesiæ scribe
-22 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
22-16 Misi Angelum meum testificari vobis hæc in Ecclesiis

ECCLESIASTES.

Tribus nominibus vocatum fuisse Salomonem Scripturæ manifeste docent : Pacificum, *id est,* Salomonem ; Ididia, *hoc est,* Dilectum Domini ; *et* Ecclesiastem, *id est,* Concionatorem.

Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David
- 2 Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes
-12 Ego Ecclesiastes fui rex Israël in Jerus
7-28 Ecce hoc inveni, dixit Ecclesiastes
12- 8 Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes
- 9 Cumque esset sapientissimus Ecclesiastes

ECHAIA.

Unus e ducibus populi Israëlitici qui signaverunt propriis nominibus fœdus novum, quod Judæorum principes, Levitæ et sacerdotes inierunt cum Domino anno mundi 3600.

2 Esdr. 10-26 Echaia, Hanan, Anan.

ECHI. *Sextus filius Benjamin.*

Gen. 46-21 Et Gera, et Naaman, et Echi, et Ros

ECHO.

Sap. 17-18 Aut resonans de altissimis montibus Echo

ECONTRA.

Gen. 45-27 Illi econtra referebant omnem ordinem rei
Exod. 34- 3 Boves quoque et oves non pascantur econtra
Deut. 32-52 Econtra videbis terram, et non ingredieris
4 Reg. 2- 7 Qui et steterunt econtra longe
-15 Qui erant in Jericho econtra dixerunt
3-22 Viderunt Moabitæ econtra aquas
4-25 Cumque vidisset eam vir Dei econtra
2 Par. 13- 3 Jeroboam instruxit econtra octingenta millia virorum
Galat. 2- 7 Econtra cum vidissent quod creditum est

ECONTRARIO.

Gen. 31- 8 Quando vero econtrario ait
Num. 23-11 Et tu econtrario benedicis eis
24-10 Quibus econtrario tertio benedixisti
Deut. 30-15 Considera... et econtrario mortem et malum
Josue. 24-10 Sed econtrario per illum benedixi vobis
3 Reg. 3-22 Econtrario illa dicebat : Mentiris
-26 Econtrario illa dicebat : Nec mihi, nec tibi
13-33 Sed econtrario fecit de novissimis populis sacerdotes
2 Par. 20-11 Econtrario agunt, et nituntur ejicere nos
28-23 Cum econtrario ipsi fuerint ruinæ ei
Esth. 16-15 Sed econtrario justis utentes legibus
Sap. 19-20 Flammæ econtrario... non vexaverunt
Eccli. 37-11 Et stet econtrario videre quid tibi eveniat
Mich. 2- 8 Et econtrario populus meus... consurrexit
2 Cor. 2- 7 Ita ut econtrario magis donetis
1 Petr. 3- 9 Sed econtrario benedicentes

EDDO.

Eddo Nathinæus erat præpositus Chasphiæ loco munito. Jam diximus Nathinæos Gabaonitas esse qui addicti erant templi servituti sub Josuë. Porro Eddo Nathinæus ab Esdra jussus

est ut operarios et argentum et aurum mitteret ad reædificationem domus Dei.

1 *Esdr.* 8-17 Et misi eos ad Eddo, qui est primus in Chasphiæ loco, et posui in ore eorum verba quæ loquerentur ad Eddo

EDEMA.

Urbs in tribu Nephthali, inter Ceneroth et Arama et Asor.

Josue. 19-36 Et Edema, et Arama, Asor.

EDEN.

Anno mundi 3309, *ante J. Ch.* 745. *Levites e familia Gersom, et filius Joah, fuit unus ex his qui congregaverunt fratres suos, et sanctificati sunt, et ingressi sunt in templum Domini, juxta mandatum regis Ezechiæ et imperium Domini, ut expiarent domum Dei, id est, atrium sacerdotale, ad quod admittebantur Levitæ ut sacerdotes juvarent.*

4 *Reg.* 19-12 Et filios Eden, qui erant in Thalassar
2 *Par.* 29-12 De filiis aut. Gersom... et Eden filius Joah.
31-15 Et sub cura ejus Eden, et Benjamin, Jesuë
Isai. 37-12 Et filios Eden, qui erant in Thalassar

EDEN.

Regio Syriæ amœnissima juxta Damascum, ut colligitur ex Amos cap. 1, *vers.* 5, *qui sic habet :* Disperdam habitatorem de campo idoli, et tenentem sceptrum de domo voluptatis. *Ibi Adamum formatum, et paradisum terrestrem fuisse multi putant et intelligi volunt. Cain egressus a facie Domini habitavit profugus ad Orientalem plagam Eden in terra Nod.*

Gen. 4-16 Habitavit... ad Orientalem plagam Eden
Ezech. 27-23 Aran, et Chene, et Eden, negotiatores tui

EDER.

Anno mundi 3021, *ante J. Ch.* 1033, *filius secundus Musi, de familia Merari. Ex iis fuit Levitis qui, cum David filium suum Salomonem constituisset regem super Israël, per vices et numerum capitum singulorum opera faciebant ministerii domus Domini.*

1 *Par.* 23-23 Filii Musi : Moholi, et Eder, et Jerimoth
24-30 Filii Musi : Moholi, Eder, et Jerimoth

EDER. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-21 Cabseel, et Eder, et Jagur.

EDICO.

Dan. 4-15 Regni mei non queunt solutionem edicere
5-15 Nequiverunt sensum hujus sermonis edicere

EDICTUM.

1 *Esdr.* 4-23 Exemplum edicti Artaxerxis regis lectum est
5-13 Cyrus rex proposuit edictum
7-11 Hoc est autem exemplar epistolæ edicti
8-36 Dederunt autem edicta regis satrapis
Esth. 1-19 Egrediatur edictum a facie tua
3-15 Statimque in Susan pependit edictum
4- 8 Exemplar quoque edicti quod pendebat in Susan
8-14 Et edictum regis pependit in Susan
9-14 Statimque in Susan pependit edictum
16-19 Hoc autem edictum, quod nunc mittimus
Dan. 6- 7 Ut decretum imperatorium exeat, et edictum
- 9 Porro rex Darius proposuit edictum
-12 Accedentes locuti sunt regi super edicto
-13 Non curavit de lege tua, et de edicto quod constituisti
1 *Mac.* 1-60 Secundum edictum regis trucidabant eum
6-23 Decrevimus... et obsequi edictis ejus
Luc. 2- 1 Exiit edictum a Cæsare Augusto
Hebr. 11-23 Et non timuerunt regis edictum

EDISSA.

Hebræa vox, quæ myrtinam significat. Nomen est quod habebat Esther prius quam uxor fieret Assueri regis pro Vasthi repudiata. Vide Esther.

Esth. 2- 7 Qui fuit nutritius filiæ fratris sui Edissæ

EDISSERO.

Gen. 41-15 Vidi somnia, nec est qui edisserat
-24 Narravi conjectoribus somnium, et nemo est qui edisserat
Matth. 13-36 Edissere nobis parabolam zizaniorum
15-15 Edissere nobis parabolam istam

EDNA *vel* EDNAS I.

Anno mundi 2979, *ante J. Ch.* 1075. *Fuit unus ex his octo viris fortissimis e tribu Manasse, qui transfugerunt ad David quando reversus est in Siceleg, eique præbuerunt auxilium adversus latrunculos Amalecitas.*

1 *Par.* 12-20 Transfugerunt ad eum de Manasse, Ednas.

EDNA *vel* EDNAS II.

Vir de eadem tribu, qui et ipse transfugit ad David.

1 *Par.* 12-20 Et Michaël, et Ednas, et Jozabad, et Eliu

EDNA *vel* EDNAS III.

Anno mundi 3123. *In Juda præcipuus inter omnes duces Josaphat; quare etiam plures enumerabat milites quam cæteri : cum eo enim erant robustissimi viri trecenta millia.*

2 *Par.* 17-14 In Juda principes exercitus, Ednas dux, et cum eo robustissimi

EDNA IV.

Anno mundi 3594, *ante J. Ch.* 460. *Primus de filiis Phahath-Moab, qui acceperant uxores alienigenas, quas postea jussu Esdræ dimiserunt, et filios ex istis connubiis a lege vetitis procreatos.*

1 *Esdr.* 10-30 Et de filiis Phahath-Moab, Edna, et Chalal
2 *Esdr.* 12-15 Haram, Edna : Marajoth, Helci

EDO, *id est, manduco.*

Gen. 31-54 Vocavit fratres suos ut ederent panem
Exod. 12- 8 Et edent carnes nocte illa assas igni
-20 In cunctis habitaculis vestris edetis azyma
-45 Advena et mercenarius non edent ex eo
16- 8 Dabit vobis Dominus vespere carnes edere
-18 Sed singuli juxta id quod edere poterant
23-11 Quidquid reliquum fuerit, edant bestiæ agri
Levit. 7-16 Eadem similiter edetur die
-20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ
-27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem
8-31 Panes quoque consecrationis edite
10-14 Edetis in loco mundissimo, tu et filii tui
19-23 Immunda erunt vobis, nec edetis ex eis
25-22 Donec nova nascantur, edetis vetera
Num. 18-10 Mares tantum edent ex eo
Tobiæ. 1-12 Cum omnes ederent ex cibis Gentilium
2-21 Non licet nobis aut edere ex furto aliquid
Psal. 21-27 Edent pauperes, et saturabuntur
26- 2 Dum appropiant super me nocentes, ut edant carnes meas
40-10 Qui edebat panes meos, magnificavit
100- 5 Insatiabili corde, cum hoc non edebam
Eccli. 6-20 Et cito edes de generationibus illius
20-18 Qui e. edunt panem illius, falsæ linguæ sunt
24-29 Qui edunt me, adhuc esurient
31-25 Et si coactus fueris in edendo multum
45-26 Nam et sacrificia Domini edent
2 *Mac.* 7- 1 Compelli a rege edere contra fas carnes porcinas
Matth. 12- 4 Comedit, quos non licebat ei edere
15-27 Nam et catelli edunt de micis quæ cadunt
26-21 Et edentibus illis, dixit : Amen dico vobis
Marc. 1- 6 Et locustas et mel sylvestre edebat
Luc. 5-33 Quare... tui autem edunt et bibunt ?
10- 7 Edentes et bibentes quæ apud illos sunt
12-45 Cœperit... edere, et bibere, et inebriari
17-27 Edebant, et bibebant : uxores ducebant
-28 Edebant et bibebant : emebant et vendebant
22-30 Ut edatis et bibatis super mensam meam
1 *Cor.* 9- 7 Quis... et de fructu ejus non edit ?
-13 Quæ de sacrario sunt, edunt
10-18 Nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris ?
11-28 Et sic de pane illo edat, et de calice bibat
Galat. 2-12 Prius enim quam venirent quidam a Jacobo, cum Gentibus edebat
Hebr. 13-10 De quo edere non habent potestatem
Apoc. 2- 7 Vincenti dabo edere de ligno vitæ
-14 Docebat Balac... edere, et fornicari

EDO, *id est, produco.*

Gen. 30-10 Qua post conceptum edente filium
Psal. 104-30 Edidit terra eorum ranas in penetralibus

EDOCEO.

Psal. 24- 4 Et semitas tuas edoce me
Matth. 28-15 Accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti
Act. 18-25 Hic erat edoctus viam Domini
Ephes. 4-21 In ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu

EDOM.

Ipse est Esaü, et Edom fuit appellatus ob coctionem rufam lentis quam a fratre petierat pro venditione primogenituræ suæ privilegiorum, sive quia rufus erat. Ab ipso Edom vocata est Idumæa omnis regio vicina Judææ, Judæam inter et Arabiam et Ægyptum.

Gen. 25-30 Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom :
32- 3 Misit a. et nuntios... in regionem Edom
36- 1 Hæ sunt a. generationes Esaü, ipse est Edom
- 8 Habitavitq. Esaü in monte Seïr, ipse est Edom
- 9 Hæ a. sunt generationes Esaü patris Edom
-16 Hi filii Eliphaz in terra Edom
-17 Hi autem duces Rahuel in terra Edom
-19 Isti sunt filii Esaü... ipse est Edom
-21 Hi duces Horræi, filii Seïr, in terra Edom
-31 Reges a. qui regnaverunt in terra Edom
-43 Hi duces Edom habitantes in ter. imperii sui
Exod. 15-15 Tunc conturbati sunt principes Edom
Num. 20-14 Misit interea nuntios... ad regem Edom
-18 Cui respondit Edom : Non transibis per me
-22 Venerunt in montem Hor, qui est in finibus terræ Edom
21- 4 Ut circumirent terram Edom
33-37 Castrametati sunt... in extremis finibus terræ Edom
34- 3 Incipiet a solitudine Sin, quæ est juxta Edom
Josue. 15- 1 A termino Edom, desertum Sin contra Meridiem
-21 Juxta terminos Edom a Meridie
Judic. 5- 4 Et transires per regiones Edom
11-17 Misitque nuntios ad regem Edom, dicens
-18 Et circuivit ex latere terram Edom
1 *Reg.* 14-47 Pugnabat... contra Moab, et filios Ammon, et Edom
3 *Reg.* 11-14 De semine regio, qui erat in Edom
22-48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom
4 *Reg.* 3- 9 Perrexerunt... et rex Juda, et rex Edom
-12 Descenditque... et Josaphat rex Juda, et rex Edom
-20 Et ecce, aquæ veniebant per viam Edom
-26 Ut irrumperent ad regem Edom
8-20 Recessit Edom, ne esset sub Juda
-22 Recessit ergo Edom ne esset sub Juda
14- 7 Ipse percussit Edom in valle Salinarum
-10 Percutiens invaluisti super Edom
1 *Par.* 1-43 Isti sunt reges qui imperaverunt in ter. Edom
-51 Duces pro regibus in Edom esse cœperunt
-54 Dux Magdiæ, dux Hiram, hi duces Edom
18-12 Percussit Edom in valle Salinarum
-13 Et constituit in Edom præsidium
2 *Par.* 8-17 Et in Aïlath... quæ est in terra Edom
21- 8 In diebus illis rebellavit Edom
- 9 Percussit Edom qui se circumderat
-10 Rebellavit Edom, ne esset sub ditione Juda
25-19 Percussi Edom, et idcirco erigitur cor tuum
-20 Ut traderetur in manus hostium propter deos Edom
Psal. 136- 7 Memor esto, Domine, filiorum Edom
Isai. 34- 6 Et interfectio magna in terra Edom
63- 1 Quis est iste, qui venit de Edom
Jerem. 9-26 Super Edom, et super filios Ammon
27- 3 Et mittes eas ad regem Edom
49-20 Audite consilium Domini quod iniit de Edom
Thren. 4-21 Gaude et lætare, filia Edom
-22 Visitavit iniquitatem tuam, filia Edom
Ezech. 25-14 Et facient in Edom juxta iram meam
Dan. 11-41 Salvabuntur de manu ejus. Edom, et Moab
Amos. 1-11 Super tribus sceleribus Edom... non convertam eum
Abdiæ. - 1 Hæc dicit Dominus Deus ad Edom

EDRAI I.

Urbs regia, et altera sedes Og regis Basan, ubi interfectus est gigas iste potens, omnisque illius cæsus exercitus. Nunc autem est Adra insignis Arabiæ civitas in vicesimo quarto lapide a Bostra. Sita erat in dimidia tribu Manasse trans Jordanem. EDRAI II. *Alia videtur esse civitas in dimidia quoque tribu Manasse.* EDRAI III. *Est etiam civitas ejusdem nominis in tribu Nephthali, et dicitur Edrai-Enhasor inter Cedes et Jeron.*

Num. 21-33 Occurrit eis Og... pugnaturus in Edraï
Deut. 1- 4 Qui mansit in Astaroth et in Edraï
3- 1 Cum populo suo ad bellandum in Edraï
-10 Usque ad Selcha et Edraï, civitates regni Og
Josue. 12- 4 Qui habitavit in Astaroth et in Edraï
13-12 Qui regnavit in Astaroth et Edraï
-31 Et Astaroth, et Edraï, urbes regni Og
19-37 Et Cedes, et Edraï, Enhasor

EDUCO, CAS.

Psal. 22- 2 Super aquam refectionis educavit me
Thren. 2-22 Quos educavi, et enutrivi
Ephes. 6- 4 Sed educate illos in disciplina

1 Tim. 5-10 Si filios educavit, si hospitio recepit

EDUCO, CIS.

Gen. 8-17 Educ tecum, et ingredimini super terram
11-31 Et eduxit eos de Ur Chaldæorum
15- 5 Eduxitque eum foras, et ait illi
- 7 Ego Dom. qui eduxi te de Ur Chaldæorum
19- 5 Educ illos huc, ut cognoscamus eos
- 8 Educam eas ad vos, et abutimini eis
-12 Omnes qui tui sunt, educ de urbe hac
-17 Eduxeruntq. eum, et posuerunt extra civit.
20-13 Postquam autem eduxit me Deus de domo
40-14 Ut educat me de isto carcere
41-14 Eductum de carcere Joseph totonderunt
42-18 Die autem tertio eductis de carcere, ait
43-23 Eduxitque ad eos Simeon
Exod. 3- 8 Et educam de terra illa in terram bonam
-10 Ut educas populum meum... de Ægypto
-11 Et educam filios Israël de Ægypto
-12 Cum eduxeris populum meum de Ægypto
-17 Ut educam vos de afflictione Ægypti
6- 6 Qui educam vos de ergastulo Ægyptiorum
- 7 Qui eduxerim vos de ergastulo Ægyptiorum
-13 Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-26 Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-27 Ut educant filios Israël de Ægypto
7- 4 Et educam exercitum et populum meum
- 5 Et eduxerim filios Israël de medio eorum
8- 5 Et educ ranas super terram Ægypti
- 7 Eduxeruntque ranas super terram Ægypti
-18 Ut educerent sciniphes, et non potuerunt
12-17 In eadem e. ipsa die educam exercitum
-42 Quando eduxit eos de terra Ægypti
-51 Eadem die eduxit Dominus filios Israël
13- 3 Quoniam in manu forti eduxit vos Dominus
- 9 In manu enim forti eduxit te Dominus
-14 In manu forti eduxit nos Dominus de terra Ægypti
-16 In manu forti eduxit nosDominus deÆgypto
14-11 Ut educeres nos ex Ægypto
16- 3 Cur eduxistis nos in desertum istud
- 6 QuodDominus eduxerit vos de terra Ægypti
-32 Quando educti estis de terra Ægypti
18- 1 Et quod eduxisset Dom. Israël de Ægypto
19-17 Cumq.eduxisset eosMoyses in occursum Dei
20- 2 Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti
29-46 Deus eorum, qui eduxi eos de terra Ægypti
32- 1 Qui nos eduxit de terra Ægypti
- 4 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
- 7 Peccavit populus tuus, quem eduxisti
-11 Contra populum tuum, quem eduxisti
-23 Moysi, qui nos eduxit de terra Ægypti
33- 1 Tu, et populus tuus quem eduxisti
-12 Præcipis ut educam populum istum
-15 Ne educas nos de loco isto
Levit. 11-45 Ego enim sum Dominus, qui eduxi vos de terra Ægypti
19-36 Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti
22-33 Eduxi de ter. Ægypti,ut essem vobis inDeum
23-43 Cum educerem eos de terra Ægypti
24-14 Educ blasphemum extra castra
-23 Et eduxerunt eum qui blasphemaverat
25-38 Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti
-42 Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti
-55 Filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti
26-13 Ego Dom..qui eduxi vos de ter. Ægyptiorum
-45 Quando eduxi eos de terra Ægypti
Num. 14-13 De quorum medio eduxisti populum istum
15-36 Cumque eduxissent eum foras, obruerunt lapidibus
-41 Ego Dom... qui eduxi vos de terra Ægypti
16-13 Quod eduxisti nos de terra quæ lacte et melle manabat
19- 3 Qui eductam extra castra, immolabit in conspectu omnium
20- 4 Cur eduxistis ecclesiam Dom. in solitudinem
- 8 Cumque eduxeris aquam de petra, bibet omnis multitudo
-16 Miseritq. Angelum, qui eduxerit nos de Æg.
21- 5 Cur eduxisti nos de Ægypto, ut moreremur in solitudine?
23-22 Deus eduxit illum de Ægypto
24- 8 Deus eduxit illum de Ægypto
27-17 Possit exire.. et educere eos vel introducere
Deut. 1-27 Et idcirco eduxit nos de terra Ægypti
4-20 Vos a. tulit Dom. et eduxit de fornace ferrea
-37 Eduxitq. te præcedens in virtute sua magna
5- 6 Ego Dominus... qui eduxi te de terra Ægypti
-15 Memento quod... et eduxerit te inde Dom.
6-13 Ne obliviscaris Domini... qui eduxit te de terra Ægypti
-21 Et eduxit nos Dom. de Ægypto in manu forti
-23 Et eduxit nos inde, ut introductis daret terr.

Deut. 7- 8 Eduxitque vos in manu forti, et redemit
-19 Ut educeret te Dominus Deus tuus
8-14 Qui eduxit te de terra Ægypti,
-15 Qui eduxit rivos de petra durissima
9-12 Quia populus tuus, quem eduxisti de Ægypto
-26 Quos eduxisti de Ægypto in manu forti
-28 Habitatores terræ, de qua eduxisti nos
Idcirco eduxit, ut interficeret eos
-29 Quos eduxisti in fortitudine tua magna
13- 5 Qui eduxit vos de terra Ægypti, et redemit
-10 Qui eduxit te de terra Ægypti
16- 1 Quoniam in isto mense eduxit te Dominus
17- 5 Educes virum ac mulierem qui rem sceleratissimam perpetrarunt
20- 1 Tecum est, qui eduxit te de terra Ægypti
22-24 Educes utrumque ad portam civitatis illius
26- 8 Et eduxit nos de Ægypto in manu forti
29-25 Quando eduxit eos de terra Ægypti
Josue. 2- 3 Educ viros qui venerunt ad te
6-23 Eduxerunt Rahab, et parentes ejus, fratres
10-23 Et eduxerunt ad eum quinque reges de spelunca
-24 Cumq. educti essent ad eum, vocavit omnes
24- 6 Eduxique vos et patres vestros de Ægypto
-17 Dominus Deus noster ipse eduxit nos
Judic. 2- 1 Eduxi vos de Ægypto, et introduxi in terram
-12 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
3-22 Nec eduxit gladium, sed ita ut percusserat, reliquit in corpore
6- 8 Et eduxi vos de domo servitutis
-13 De Ægypto eduxit nos Dominus
8-10 Cæsis centum viginti millibus bellatorum educentium gladium
-20 Qui non eduxit gladium : timebat enim
19-22 Educ virum qui ingressus est domum tuam
-24 Educam eas ad vos, ut humilietis eas
-25 Eduxit ad eos concubinam suam, et eis tradidit
20-15 Quinque millia de Benjamin educentium gladium
-17 Quadrenginta millia educentium gladios
-25 Ut decem et octo millia virorum educentium gladium prosternerent
-35 Omnes bellatores et educentes gladium
1 Reg. 8- 8 Quæ fecerunt a die qua eduxi eos de Ægypto
10-18 Ego eduxi Israël de Ægypto, et erui vos
12- 6 Et eduxit patres nostros de terra Ægypti
- 8 Et eduxit patres vestros de Ægypto
17-51 Tulit gladium ejus, et eduxit eum de vagina
2 Reg. 5- 2 Tu eras educens et reducens Israël
7- 6 Ex die illa qua eduxi filios Israel de terra Ægypti
10-16 Et eduxit Syros qui erant trans fluvium
22-20 Et eduxit me in latitudinem
--49 Qui educis me ab inimicis meis
24- 9 Virorum fortium, qui educerent gladium
3 Reg. 1-53 Et eduxit eum ab altari
8-16 A die qua eduxi populum meum Israël
-51 Quos eduxisti de terra Ægypti
-53 Quando eduxisti patres nostros de Ægypto
9- 9 Qui eduxit patres eorum de terra Ægypti
10-28 Et educebantur equi Salomoni de Ægypto
12-28 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
21-10 Et educite eum, et lapidate, sicque moriatur
-13 Quam ob rem eduxerunt eum extra civitat.
4 Reg. 3-26 Tulit secum septingentos viros educentes gladium
11-15 Educite eam extra septa templi
17- 7 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
-36 Qui eduxit vos de terra Ægypti
1 Par. 11- 2 Tu eras qui educebas, et introducebas Isr.
17- 5 Ex eo tempore quo eduxi Israël
20- 3 Populum autem qui erat in ea, eduxit
21- 5 Centum millia virorum educentium gladium
2 Par. 6- 5 A die qua eduxi populum meum de terra Ægypti
7-22 Qui eduxit eos de terra Ægypti
18-33 Et educ me de acie, quia vulneratus sum
23-11 Et eduxerunt filium regis, et imposuerunt ei diadema
-14 Educite illam extra septa templi
25-11 Amasias confidenter eduxit populum suum
35-23 Educite me de prælio, quia oppido vulneratus sum
2 Esdr. 9- 7 Et eduxisti eum de igne Chaldæorum
-15 Et aquam de petra eduxisti eis sitientibus
-18 Deus tuus, qui eduxit te de Ægypto
Job. 10-18 Quare de vulva eduxisti me?
20-25 Eductus, et egrediens de vagina sua
26-13 Eductus est coluber tortuosus
Psal. 17-20 Et eduxit me in latitudinem
29- 4 Domine, eduxisti ab inferno animam meam
30- 5 Educes me de laqueo hoc, quem absconderunt mihi
36- 6 Et educet quasi lumen justitiam tuam

Psal. 39- 3 Eduxit me de lacu miseriæ et de luto fæcis
65-12 Et eduxisti nos in refrigerium
67- 7 Qui educit vinctos in fortitudine
77-16 Et eduxit aquam de petra
80-11 Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti
103-14 Ut educas panem de terra
104-37 Et eduxit eos cum argento et auro
-43 Et eduxit populum suum in exultatione
106-14 Et eduxit eos de tenebris
-28 De necessitatibus eorum eduxit eos
134- 7 Educens nubes ab extremo terræ
135-11 Qui eduxit Israel de medio eorum
-14 Et eduxit Israël per medium ejus
141- 8 Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo
142-11 Educes de tribulatione animam meam
Sap. 4- 2 Et desiderant eam cum se eduxerit
-14 Propter hoc properavit educere illum
10- 2 Et eduxit illum a delicto suo
-19 Ab altitudine inferorum eduxit illos
19- 2 Quoniam cum..permisissent ut se educerent
Isai. 40-26 Qui educit in numero militiam eorum
42- 3 In veritate educet judicium
- 7 Ut... et educeres de conclusione vinctum
43- 8 Educ foras populum cæcum, et oculos habentem
-17 Qui eduxit quadrigam et equum, agmen
48-21 Non sitierunt in deserto cum educeret eos
63-11 Ubi est qui eduxit eos de mari...
-12 Qui eduxit ad dexteram Moysen brachio
-13 Qui eduxit eos per abyssos, quasi equum
65- 9 Et educam de Jacob semen
Jerem. 7-22 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
10-13 Et educit ventum de thesauris suis
11- 4 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
- 7 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
16-14 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
20- 3 Eduxit Phassur Jeremiam de nervo
23- 7 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
- 8 Vivit Dominus, qui eduxit et adduxit semen domus Israel
26-23 Et eduxerunt Uriam de Ægypto
31-32 Ut educerem eos de terra Ægypti
32-21 Eduxisti populum t. Israël de terra Æg.
34-13 In die qua eduxi eos de terra Ægypti
38-13 Et eduxerunt eum de lacu
-22 Educentur ad principes regis Babylonis
-23 Et filii tui educentur ad Chaldæos
52-31 Et eduxit eum de domo carceris
Baruc. 1-19 A die qua eduxit patres nostros de terra Ægypti
-20 Qui eduxit patres nostros de terra Ægypti
2-11 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti
-14 Et educ nos propter te : et da nobis
3-29 Accepit eam, et eduxit eam de nubibus
6- 2 Post hoc autem educam vos inde cum pace
Ezech. 11- 7 Et educam vos de medio ejus
12-12 Parietem perfodient ut educant eum
14-22 Relinquetur in ea salvatio educentium filios
19- 3 Et eduxit unum de leunculis suis
20- 6 Ut educerem eos de terra Ægypti
- 9 Ut educerem eos de terra Ægypti
-10 Et eduxi eos in desertum
-34 Et educam vos de populis : et congregabo
-38 Et de terra incolatus eorum educam eos
-41 Suscipiam vos, cum eduxero vos de populis
21- 5 Eduxi gladium meum de vagina sua
34-13 Et educam eas de populis, et congregabo
37- 1 Et eduxit me in spiritu Domini
-12 Et educam vos de sepulcris vestris
-13 Et eduxero vos de tumulis vestris
38- 4 Et educam te, et omnem exercitum tuum
- 8 Hæc de populis educta est, et habitabunt...
39- 2 Et circumagam te, et educam te
40-17 Et eduxit me ad atrium exterius
-24 Et eduxit me ad viam Australem
42- 1 Et eduxit me in atrium exterius
-15 Eduxit me per viam portæ quæ respiciebat ad viam Orientalem
46-21 Et eduxit me in atrium exterius
47- 2 Et eduxit me per viam portæ Aquilonis
- 6 Et eduxit me, et convertit ad ripam torrentis
Dan. 6-23 Et Danielem præcepit educi de lacu : eductusque est Daniel de lacu
9-15 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti
Osee. 9-13 Ephraïm educet ad interfectionem filios
12-13 In propheta a. eduxit Dom. Israel de Ægypto
Amos. 3- 1 Cognationem, quam eduxi de terra Ægypti
9- 2 Inde manus mea educet eos
Mich. 6- 4 Quia eduxi te de terra Ægypti
7- 9 Educet me in lucem, videbo justitiam ejus
Zach. 4- 7 Et educet lapidem primarium
5- 4 Educam illud, dicit Dominus exercituum
2 Mac. 8- 1 Eduxerunt ad se sex millia virorum
Matth. 13-48 Quam, cum impleta esset, educentes

Marc. 8-23 Apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum
14-47 Educens gladium, percussit servum
15-20 Et educunt illum ut crucifigerent eum
Luc. 6-42 Ut educas festucam de oculo fratris tui
24-50 Eduxit autem eos foras in Bethaniam
Joan. 10- 3 Oves vocat nominatim, et educit eas
18-10 Ergo Petrus habens gladium eduxit eum
19-16 Susceperunt a. Jesum, et eduxerunt
Act. 5-19 Aperiens januas carceris, et educens eos
7-36 Hic eduxit illos, faciens prodigia
-40 Moyses enim hic, qui eduxit nos de terra Ægypti
12-17 Quomodo Dom. eduxisset eum de carcere
13-17 Et in brachio excelso eduxit eos ex ea
-23 Eduxit Israel salvatorem Jesum
16-39 Et educentes rogabant ut egrederentur
21-38 Eduxisti in desertum quatuor millia virorum
Hebr. 8- 9 Ut educerem illos de terra Ægypti
13-20 Qui eduxit de mortuis Pastorem magnum

EDULIUM.

Gen. 25-34 Accepto pane et lentis edulio, comedit
Levit. 7-18 Quæc. anima tali se edulio contaminaverit

EFFARI.

Psal. 93- 4 Effabuntur, et loquentur iniquitatem
Prov. 18-23 Et dives effabitur rigide.

EFFECTUS.

Judic. 13- 5 Ut... et res haberet effectum

EFFERO.

Exod. 12-46 Nec efferetis de carnibus ejus foras
13-19 Efferte ossa mea hinc vobiscum
Levit. 4-12 Et reliquo corpore, efferet extra castra
-21 Ipsum autem vitulum efferet extra castra
6-11 Indutusque aliis, efferet eos extra castra
14-36 Præcipiet ut efferant universa de domo
Deut. 23-24 Foras autem ne efferas tecum
4 Reg. 23- 6 Et efferri fecit lucum de domo Domini
1 Par. 9-28 Et inferebantur vasa, et efferebantur
2 Par. 29-16 Extulerunt omnem immunditiam
34-14 Cumq. efferrent pecuniam, quæ illata fuerat
Psal. 130- 1 Neque elati sunt oculi mei
Isai. 48-20 Et efferte illud usque ad extrema terræ
Ezech. 12- 4 Et efferes foras vasa tua
- 6 In caligine efferеris : faciem tuam velabis
46-20 Ut non efferant in atrium exterius
Amos. 6-10 Comburet eum, ut efferat ossa de domo
2 Mac. 9- 4 Elatus autem in ira, arbitrabatur
Luc. 7-12 Ecce defunctus efferebatur filius unicus
Act. 5- 6 Amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
- 9 Ecce pedes eorum.. ad ostium, et efferent te
-10 Et extulerunt, et sepelierunt ad virum suum
1 Tim. 3- 6 Ne in superbiam elatus, in judicium incidat diaboli

EFFEROR.

Dan. 8- 7 Efferatus est in eum, et percussit arietem
2 Mac. 5-11 Profectus ex Ægypto efferatis animis

EFFERVEO.

Job. 30-27 Interiora mea efferbuerunt
Ezech. 24- 5 Efferbuit coctio ejus, et discocta sunt ossa

EFFICACIA.

Eccli. 9- 4 Ne forte pereas in efficacia illius

EFFICAX.

Hebr. 4-12 Vivus est enim sermo Dei, et efficax

EFFICIO.

Gen. 26-13 Donec magnus vehementer effectus est
30-30 Et nunc dives effectus es
-37 In hunc modum color effectus est varius
34-23 Habitantes simul, unum efficiemus populum
2 Reg. 4- 4 Cecidit, et claudus effectus est
19-22 Cur efficimini mihi hodie in Satan ?
Judith. 7-17 Qui longior efficitur in ariditate sitis
8-22 Probatus, Dei amicus effectus est
Psal. 7-14 Sagittas suas ardentibus effecit
Prov. 13-20 Amicus stultorum similis efficietur
26- 4 Ne efficiaris ei similis
Eccle. 1-16 Ecce magnus effectus sum et præcessi omnes
7-24 Dixi : Sapiens efficiar; et ipsa longius recessit a me
Eccli. 42- 9 Ne forte in adolescentia sua adulta efficiatur
-10 Transgrediatur, aut certe sterilis efficiatur
43-24 Ros obvians... humilem efficiet eum
Isai. 14-10 Nostri similis effectus es
Thren. 4- 6 Major effecta est iniquitas filiæ populi mei
Baruc. 6- 4 Videte ergo ne et vos similes efficiamini
-15 Vas hominis confractum inutile efficitur
Ezech. 16- 7 Multiplicata es, et grandis effecta
Ezech. 35-11 Et notus efficiar per eos cum te judicavero
Osee. 12- 8 Verumtamen dives effectus sum
1 Mac. 12-40 Ne forte alieni efficiamur a vobis
2 Mac. 3-17 Manifestus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatur
4-21 Cum cognovisset Antiochus alienum se a negotiis regni effectum
7-29 Dignus fratribus tuis effectus particeps, suscipe mortem
-36 Sub testamento æternæ vitæ effecti sunt
8- 5 Intolerabilis gentibus efficiebatur
-21 His verbis constantes effecti sunt
10-27 Proximi hostibus effecti, resederunt
14-45 Et jam exsanguis effectus
Matth. 13-22 Suffocat verbum, et sine fructu efficitur
18- 3 Et efficiamini sicut parvuli
Marc. 4-19 Suffocant verbum, et sine fructu efficitur
6- 2 Tales, quæ per manus ejus efficiuntur
Joan. 5-13 Is autem qui sanus fuerat effectus
15- 8 Ut... et efficiamini mei Discipuli
Rom. 15-18 Quæ per me non efficit Christus
1 Cor. 6-16 Qui adhæret meretrici, unum corpus efficitur
9-23 Ut particeps ejus efficiar
-27 Ne forte, cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar
10- 7 Neque idololatræ efficiamini, sicut quidam
14-20 Fratres, nolite pueri effici sensibus
2 Cor. 5- 5 Qui autem efficit nos in hoc ipsum
-21 Ut nos efficeremur justitia Dei in ipso
Galat. 5-26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi
Ephes. 5- 7 Nolite ergo effici participes eorum
Hebr. 1- 4 Tanto melior Angelis effectus
3-14 Participes enim Christi effecti sumus
6-12 Ut non segnes efficiamini, verum imitatores
10-33 Socii taliter conversantium effecti
1 Petr. 3-22 Ut vitæ æternæ hæredes efficeremur
2 Petr. 1- 4 Ut ... efficiamini divinæ consortes naturæ

EFFIGIES.

Sap. 15- 4 Effigies sculpta per varios colores
- 5 Diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima
Marc. 16-12 Ambulantibus ostensus est in alia effigie

EFFLOREO.

Levit. 13-12 Sin autem effloruerit discurrens lepra
Psal. 102-15 Tanquam flos agri sic efflorebit
131-18 Super ipsum a. efflorebit sanctificatio mea
Eccli. 51-19 Et effloruit tanquam precox uva
Isai. 18- 5 Ante messem enim totus effloruit

EFFLUO.

Prov. 3-21 Fili mi, ne effluant hæc ab oculis tuis
2 Mac. 2-33 Stultum ... est ante historiam effluere
9- 9 In doloribus carnes ejus effluerent

EFFODIO.

4 Reg. 25- 7 Et oculos ejus effodit, vinxitque eum
2 Par. 26-10 Et effodit cisternas plurimas
Job. 3-21 Qui expectant mortem. . quasi effodientes thesaurum
Psal. 7-16 Lacum aperuit, et effodit eum
Prov. 2- 4 Et sicut thesauros effoderis illam
30-17 Effodiant eum corvi de torrentibus
Eccli. 28-17 Et domos magnatorum effodit
2 Mac. 14-33 Et altare effodiam, et templum..consecrabo
Matth. 6-19 Et ubi fures effodiunt, et furantur
-20 Et ubi fures non effodiunt, nec furantur.

EFFOEMINATUS.

3 Reg. 14-24 Sed et effœminati fuerunt in terra
15-12 Et abstulit effœminatos de terra
22-47 Sed et reliquias effœminatorum... abstulit
4 Reg. 23- 7 Destruxit quoque ædiculas effœminatorum
Job. 36-14 Et vita eorum inter effœminatos
Prov. 18- 8 Animæ autem effœminatorum esurient
Isai. 3- 4 Et effœminati dominabuntur eis
Osee. 4-14 Et cum effœminatis sacrificabant

EFFRENATUS.

2 Mac. 11- 4 Sed mente effrenatus, in multitudine
13- 9 Sed rex mente effrenatus veniebat

EFFRINGO.

Gen. 19- 9 Jamque prope erat ut effringerent fores
Exod. 22- 2 Si effringens fur domum sive suffodiens
Judith. 2-13 Effregit autem civitatem opinatissimam

EFFUGIO.

Deut. 2-36 Civitas quæ nostras effugeret manus
3- 4 Non fuit oppidum quod nos effugeret
Josue. 10-20 Qui Israel effugere potuerunt, ingressi sunt
Judic. 3-26 Effugit, et pertransiit locum idolorum
2 Reg. 20- 6 Ne forte inveniat civitates munitas, et effugiat nos
3 Reg. 18-40 Et ne unus quidem effugiat ex eis
2 Par. 30- 6 Quæ effugerunt manum regis Assyriorum
Tobiæ. 2- 8 Et vix effugisti mortis imperium
13- 2 Et non est qui effugiat manum tuam
Job. 1-16 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
-19 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
Prov. 12-13 Effugiet autem justus de angustia
19- 5 Et qui mendacia loquitur, non effugiet
Eccle. 7-27 Qui placet Deo, effugiet illam
Sap. 1- 5 Spiritus e. sanctus disciplinæ effugiet fictum
15-19 Effugerunt autem Dei laudem et benedictionem ejus
16-15 Sed tuam manum effugere impossibile est.
17- 9 Quem nulla ratione quis effugere posset
Eccli. 6-35 Et proverbia laudis non effugiant a te
11-10 Et non effugies, si præcurreris
16-14 Non effugiet in rapina peccator
20- 4 Sic e. effugies voluntarium peccatum
-30 Qui... placet magnatis, effugiet iniquitatem
22-27 In his omnibus effugiet amicus
27-22 Effugit enim quasi caprea de laqueo
Isai. 14-31 Et non est qui effugiet agmen ejus
20- 6 Et quomodo effugere poterimus nos ?
Jerem. 32- 4 Non effugiet de manu Chaldæorum
34- 3 Et tu non effugies de manu ejus
38-18 Et tu non effugies de manu eorum
-23 Et non effugies manus eorum
42-17 Nec effugiet a facie mali
44-14 Et non erit qui effugiat, et sit residuus
Thren. 2-22 Et non fuit in die furoris Domini qui effugeret
Ezech. 17-15 Qui dissolvit pactum, numquid effugiet ?
-18 Et cum omnia hæc fecerit, non effugiet
Dan. 11-42 Et terra Ægypti non effugiet
13-22 Si a. non egero, non effugiam manus vestras
Joel. 2- 3 Post eum solitudo... neque est qui effugiat
1 Mac. 7-19 Comprehendit multos ex eis qui a se effugerant
2 Mac. 6-26 Manum Omnipotentis nec vivus, nec defunctus effugiam
7-31 Inventor omnis malitiæ... non effugies manum Dei
-35 Nondum enim... judicium effugisti
9-22 Spem... habens effugiendi infirmitatem
10-20 Dimiserunt quosdam effugere
12-35 Atque ita Gorgias effugit in Maresa
Act. 19-16 Ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo
27-42 Ne quis, cum enatasset, effugeret
Rom. 2- 3 Et facis ea, quia tu effugies judicium Dei ?
2 Cor. 11-33 Dimissus sum per murum, et sic effugi manus ejus
1 Thes. 5- 3 Eis superveniet interitus... et non effugient
Hebr. 2- 3 Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem ?
11-34 Effugerunt aciem gladii, convaluerunt de infirmitate
12-25 Ne recusetis loquentem. Si enim illi non effugerunt
2 Petr. 2-18 Qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur

EFFUGIUM.

Deut. 19-12 Et arripient eum de loco effugii, tradentque
2 Reg. 15-14 Neque e. erit nobis effugium a facie Absalom
Job. 11-20 Oculi a..deficient, et effugium peribit ab eis

EFFUGO.

Eccli. 30-20 Sic qui effugatur a Domino, portans merced.
1 Mac. 1-56 Et effugaverunt populum Israel in abditis

EFFULGEO.

Eccli. 50- 7 Quasi sol refulgens, sic ille effulsit in templo Dei
- 9 Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne

EFFUNDO.

Gen. 9- 6 Quicumque effuderit humanum sanguinem
24-20 Effundensque hydriam in canalibus
30-38 Posuitque eas in canalibus ubi effundebatur aqua
35-14 Libans super eum libamina, et effundens oleum
37-22 Non interficiatis animam ejus, nec effundatis sanguinem
42-35 His dictis, cum frumenta effunderent
49- 4 Effusus es sicut aqua, non crescas
Exod. 4- 9 Sume aquam fluminis, et effunde eam super aridam
Levit. 1-16 In loco in quo cineres effundi solent
4-12 Locum mundum, ubi cineres effundi solent
Quæ in loco effusorum cinerum cremabuntur
14-17 Super sanguinem qui effusus est pro delicto
-28 In loco sanguinis qui effusus est pro delicto

Num. 19- 9 Et effundet eos extra castra in loco
26- 1 Postquam noxiorum sanguis effusus est
Deut. 12-16 Super terram quasi aquam effundes
15-23 Sed effundes in terram quasi aquam
19- 6 Proximus ejus, cujus effusus est sanguis
-10 Ut non effundatur sanguis innoxius
-12 Cujus sanguis effusus est, et morietur
21- 7 Manus nostræ non effuderunt sanguinem
22- 8 Ne effundatur sanguis in domo tua
Josue. 20- 9 Effusum sanguinem vindicare cupientis
Judic. 15- 9 Ubi eorum effusus est exercitus
1 Reg. 1-15 Sed effudi animam meam in conspectu Dom.
7- 6 Et effuderunt in conspectu Domini
10- 1 Et effudit super caput ejus
25-31 Quod effuderis sanguinem innoxium
26-20 Et nunc non effundatur sanguis meus
2 Reg. 13- 9 Tollensque quod coxerat, effudit et posuit
20-10 Et effudit intestina ejus in terram
3 Reg. 2- 5 Et effudit sanguinem belli in pace
-31 Amovebis sanguinem innocentem qui effusus est a Joab
13- 3 Et effundetur cinis qui in eo est
- 5 Et effusus est cinis de altari
4 Reg. 12-10 Effundebantque et numerabant pecuniam
16-15 Sanguinem victimæ super illud effundes
24- 4 Propter sanguinem innoxium, quem effudit
1 Par. 22- 8 Dicens : Multum sanguinem effudisti
Tanto effuso sanguine coram me
2 Par. 24-11 Effundebantque pecuniam quæ erat in arca
30-16 Sacerdotes vero suscipiebant effundendum sanguinem
Judith. 6-14 Preces suas Domino effuderunt
Job. 12-21 Effundit despectionem super principes
16-14 Et effudit in terra viscera mea
36-27 Et effundit imbres ad instar gurgitum
Psal. 13- 3 Veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem
21-15 Sicut aqua effusus sum
34- 3 Effunde frameam, et conclude adversus eos
41- 5 Et effudi in me animam meam
61- 9 Effundite coram illo corda vestra
68-25 Effunde super eos iram tuam
72- 2 Moti s. pedes : pene effusi sunt gressus mei
78- 3 Effuderunt sanguinem eorum tanquam aquam
- 6 Effunde iram tuam in Gentes
-10 Ultio sanguinis servor. tuor. qui effusus est
101- 1 Cum... in conspectu Dom. effuderit precem
105-38 Et effuderunt sanguinem innocentem
106-40 Effusa est contemptio super principes
141- 3 Effundo in conspectu ejus orationem meam
Prov. 1-16 Et festinant ut effundant sanguinem
6-17 Manus effundentes innoxium sanguinem
Eccle. 11- 3 Imbrem super terram effundent
Cant. 1- 2 Oleum effusum nomen tuum
Eccli. 1-10 Et effudit illam super omnia opera sua
16-12 Potens exoratio, et effundens iram
18- 9 Et effundit super eos misericordiam suam.
20-13 Gratiæ autem fatuorum effundentur
24-40 Ego sapientia effudi flumina
-46 Doctrinam quasi prophetiam effundam
28-13 Et lis festinans effundit sanguinem
32- 6 Ubi auditus non est, non effundas sermonem
34-27 Qui effundit sanguinem, et qui fraudem facit
35-17 Nec viduam, si effundat loquelam gemitus
36- 8 Excita furorem, et effunde iram
37-32 Et non te effundas super omnem escam
39-34 In tempore consummationis effundent virtutem
43-21 Gelu sicut salem effundet super terram
50-17 Effudit in fundamento altaris odorem divinum
Isai. 32-15 Donec effundatur super nos spiritus
42-25 Et effudit super eum indignationem furoris
44- 3 Effundam enim aquas super sitientem
Effundam Spiritum meum super semen tuum
57- 6 Et ipsis effudisti libamen
58-10 Cum effuderis esurienti animam tuam
59- 7 Festinant ut effundant sanguinem innoc.
Jerem. 6-11 Effunde super parvulum foris
7- 6 Nec sanguinem innocentem effuderitis
10-25 Effunde indignationem tuam super Gentes
14-16 Et effundam super eos malum suum
22- 3 Et sanguinem innocentem ne effundatis
50-11 Quoniam effusi estis sicut vituli
Threu. 2- 4 Effudit quasi ignem indignationem suam
-11 Effusum est in terra jecur meum
-19 Effunde sicut aquam cor tuum
4-11 Effudit iram indignationis suæ
-13 Qui effuderunt in medio ejus sanguinem justorum.
Ezech. 7- 8 De propinquo effundam iram meam super te
9- 8 Effundens furorem tuum super Jerusalem
10- 2 Et effunde super civitatem

Ezech 14-19 Et effudero indignationem meam super eam
16-36 Quia effusum est æs tuum, et revelata est
-38 Adulterarum, et effundentium sanguinem
18-10 Quod si genuerit filium latronem effundentem sanguinem
20- 8 Dixi ut effunderem indignationem meam
-13 Dixi ergo ut effunderem furorem meum
-21 Et comminatus sum ut effunderem furorem
-33 Et in furore effuso regnabo super vos
-34 Et in furore effuso regnabo super vos
21-31 Et effundam super te indignationem meam
22- 3 Civitas effundens sanguinem in medio sui
- 4 In sanguine tuo, qui a te effusus est
- 6 Fuerunt in te ad effundendum sanguinem
- 9 Fuerunt in te ad effundendum sanguinem
-12 Apud te ad effundendum sanguinem
-13 Et super sanguinem qui effusus est
-22 Cum effuderim indignationem m. super vos
-27 Rapientes prædam ad effundendum sanguinem
-31 Et effudi super eos indignationem meam
23- 8 Et effuderunt fornicationem suam sup. eam
-45 Et judicio effundentium sanguinem
24- 7 Super limpidissimam petram effudit illum
Non effudit illum super terram
30-15 Effundam indignationem meam sup. Pelus.
36-18 Et effudi indignationem meam super eos
-25 Et effundam super vos aquam mundam
39-29 Eo quod effuderim Spiritum meum
43-18 Super illud holocaust. et effundatur sanguis
Dan. 3-47 Et effundebatur flamma super fornacem
Osee. 5-10 Sup. eos effundam quasi aquam iram meam
7- 9 Sed et cani effusi sunt in eo, et ipse ignoravit
Joel. 2-28 Effundam Spiritum meum sup. om. carnem
-29 In diebus illis effundam Spiritum meum
3-19 Pro eo quod... et effuderint sanguinem innocentem
Amos. 5- 8 Effundit eas (*aquas*) super faciem terræ
9- 6 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
Nahum. 1- 6 Indignatio ejus effusa est ut ignis
Soph. 1-17 Et effundetur sanguis eorum sicut humus
3- 8 Et effundam super eos indignationem meam
Zach. 12-10 Et effundam super domum David
Malac. 3-10 Si non... effudero vobis benedictionem
1 Mac. 1-39 Et effuderunt sanguinem innocentem
7-17 Et sanguinem ipsorum effuderunt
2 Mac. 1- 8 Et effuderunt sanguinem innocentem
Matth. 9-17 Et vinum effunditur, et utres pereunt
23-35 Sanguis justus, qui effusus est super terram
26- 7 Et effudit super caput ipsius recumbentis
-28 Qui pro multis effundetur in remissionem
Marc. 2-22 Et vinum effundetur, et utres peribunt
14- 3 Fracto alabastro, effudit super caput ejus
-24 Hic est sanguis... qui pro multis effundetur
Luc. 5-37 Et ipsum effundetur, et utres peribunt
11-50 Qui effusus est a constitutione mundi
Joan. 2-15 Et nummulariorum effudit æs, et mensas subvertit
Act. 2-17 Effundam de Spiritu meo super om. carnem
-18 In diebus illis effundam de Spiritu meo
-33 Effudit hunc quem vos videtis et auditis
10-45 In nationes gratia Spiritus sancti effusa est
Rom. 3-15 Veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem
Tit. 3- 6 Quem effudit in nos abunde per Jesum Ch.
Judæ. -11 Et errore Balaam mercede effusi sunt
Apoc. 16- 1 Effundite septem phialas iræ Dei
- 2 Et effudit phialam suam in terram
- 3 Secundus Angelus effudit phialam suam
- 4 Tertius effudit phialam suam sup. flumina
- 6 Quia sanguinem Sanctorum... effuderunt
- 8 Quartus Angelus effudit phialam suam in solem
-10 Et quintus Angelus effudit phialam suam
-12 Et sextus Angelus effudit phialam suam
-17 Et septimus Angelus effudit phialam suam

EFFUSIO.

Gen. 38-27 Atque in ipsa effusione infantium
Judic. 9-24 Et effusionem sanguinis eorum conferre
2 Reg. 22-16 Et apparuerunt effusiones maris
Eccli. 27-16 Effusio sanguinis in rixa superborum
Hebr. 9-22 Sine sanguinis effusione non fit remissio.
11-28 Celebravit Pascha, et sanguinis effusionem

EGENUS.

Deut. 15-11 Ut aperias manum fratri tuo egeno
1 Reg. 2- 8 Suscitat de pulvere egenum
Tobiæ. 4-17 Cum esurientibus et egenis comede
Job. 5-15 Salvum faciet egenum a gladio oris eorum
-16 Et erit egeno spes
24-14 Interficit egenum et pauperem
34-28 Ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni
Psal. 34-10 Egenum et pauperem a diripientibus eum
Psal. 40- 2 Beatus qui intelligit super egenum
69- 6 Ego vero egenus et pauper sum
81- 3 Judicate egeno et pupillo
- 4 Et egenum de manu peccatoris liberate
108-22 Quia egenus et pauper ego sum
Prov. 22-22 Neque conteras egenum in porta
Eccle. 5- 7 Si videris calumnias egenorum
Eccli. 4- 4 Non avertas faciem tuam ab egeno
Isai. 25- 4 Fortitudo egeno in tribulatione sua
26- 6 Pedes pauperis, gressus egenorum
41-17 Egeni et pauperes quærunt aquas
58- 7 Egenos vagosque induc in domum tuam
Jerem. 22-16 Judicavit causam pauperis et egeni
Ezech. 16-49 Et manum egeno et pauperi non porrigebant
18-12 Egenum et pauperem contristantem
22-29 Egenum et pauperem affligebant
Amos. 4- 1 Quæ calumniam facitis egenis
8- 4 Et deficere facitis egenos terræ
- 6 Ut possideamus in argento egenos
Soph. 3-12 Derelinquam in medio tui populum pauperem et egenum
Joan. 12- 5 Quare hoc unguentum non..datum est egenis
- 6 Non quia de egenis pertinebat ad eum
13-29 Aut egenis ut aliquid daret
2 Cor. 8- 9 Quoniam propter vos egenus factus est
Galat. 4- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma et egena elementa

EGEO.

Tobiæ. 1-17 Et cum... Gabelum egentem videret
Job. 28- 4 Oblitus est pes egentis hominis, et invios
Psal. 15- 2 Quoniam bonorum meorum non eges
33-11 Divites eguerunt et esurierunt
Prov. 14-31 Qui calumniatur egentem, exprobrat factori
22-16 Dabit ipse ditiori, et egebit
Eccli. 10-30 Quam qui gloriatur, et eget pane
11-12 Est homo marcidus egens recuperatione
34-25 Panis egentium vita pauperum est
36-27 Ubi non est mulier, ingemiscit egens
42-22 Et non eget alicujus consilio
Matth. 26-65 Blasphemavit : quid adhuc egemus testibus
Luc. 5-31 Non egent qui sani sunt medico
15-14 Facta est fames... et ipse cœpit egere
Act. 4-34 Neque e. quisquam egens erat inter illos
Rom. 3-23 Omnes e. peccaverunt. et egent gloria Dei
1 Cor. 12-24 Honesta autem nostra nullius egent
2 Cor. 3- 1 Aut numquid egemus (sicut quidam)
6-10 Sicut egentes, multos a. locupletantes
11- 9 Et cum essem apud vos, et egerem
Hebr. 11-37 In pellibus caprinis, egentes, angustiati
Apoc. 3-17 Dives sum, et locupletatus, et nullius egeo
21-23 Et civitas non eget sole, neque luna
22- 5 Et non egebunt lumine lucernæ

EGERO.

Deut. 23-13 Et egesta humo operies
28-27 Per quam stercora egeruntur
2 Par. 21-19 Ita ut egereret etiam viscera sua

EGESTAS.

Levit. 26-16 Visitabo vos velociter in egestate
Deut. 28-22 Percutiat te Dominus egestate
Job. 20-10 Filii ejus atterentur egestate
30- 3 Egestate et fame steriles, qui rodebant
41-13 Et faciem ejus præcedit egestas
Prov. 3-33 Egestas a Domino in domo impii
6-11 Et veniet tibi quasi viator, egestas
Et egestas longe fugiet a te
10- 4 Egestatem operata est manus remissa
-15 Pavor pauperum, egestas eorum
-21 In cordis egestate morientur
11-24 Rapiunt non sua, et semper in egestate sunt
13-18 Egestas et ignominia ei qui deserit...
14-23 Ubi a. verba sunt plurima, ibi frequenter egestas
20-13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat
21- 5 Omnis a. piger semper in egestate est
-17 Qui diligit epulas, in egestate erit
24-34 Et veniet tibi quasi cursor egestas
28-19 Qui a. sectatur otium, replebitur egestate
-22 Ignorat quod egestas superveniet ei
30- 9 Aut egestate compulsus furer
31- 7 Bibant, et obliviscantur egestatis suæ
Eccle. 5-13 Generavit filium qui in summa egestate erit
Malac. 2- 2 Mittam in vos egestatem, et maledicam

EGEUS.

Anno mundi 3589, *Romæ* 289, *ante J. Ch.* 465. *Eunuchus qui præpositus erat et custos mulierum regiarum, quæ ab illo accipere debebant ornatum muliebrem et ea omnia quæ ad colendam formam sunt necessaria. Cum percrebuisset regis Assueri imperium, et juxta mandatum illius multæ pulchræ virgines a lduce-*

rentur Suzan, Esther quoque tradita est Egeo inter cæteras puellas, ut servaretur in numero fœminarum.

Esth. 2- 3 Sub manu Egei eunuchi, qui est præpositus
- 8 Et Egeo traderentur eunucho (*pulchræ virgines*)
-15 Quæcumque voluit Egeus eunuchus custos virginum

EGLA.

Sexta fuit uxor David, materque Jethraam, qui et ipse fuit sextus filius David, et natus est in Hebron. Eglam aliqui eamdem putant cum Michol, sed diversam existimat melior sententia.

2 Reg. 3- 5 Sextus quoque Jethraam, de Egla uxore David
1 Par. 3- 3 Sextum Jethraam de Egla uxore sua.

EGLON.

Rex Moabitarum. Mortuo Othoniel, tanti refert a bono principe rempublicam gubernari! Israëlitæ addiderunt facere malum in conspectu Domini, qui contra illos suscitavit et confortavit Eglon regem Moab, et ei servierunt decem et octo annis, et postea clamaverunt ad Dominum qui suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod, per quem miserant filii Israël munera Eglon regi Moab. Aod utraque manu pro dextera utebatur, et sibi fecerat gladium ancipitem. Obtulit igitur munera Eglon regi Moab crasso nimis. Cumque obtulisset, prosecutus est eos qui cum eo venerant. At reversus est de Galgalis, ubi erant idola, et ingressus est ad Eglon et infixit in ventre ejus sicam quam tenebat, et per posticum aufugit. Et sic apud Israelitas cessatum est a servitute et ab armis, religio restaurata est, divinarumque legum vigor, tranquillusque ac florens reipublicæ status restitutus est.

Judic. 3-12 Qui confortavit adversum eos Eglon regem Moab
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab decem et octo annis
-15 Miseruntque filii Israël per illum munera Eglon regi Moab
-17 Obtulitque munera Eglon regi Moab
Erat autem Eglon crassus nimis

EGLON.

Urbs regia Chananæorum, quæ est nona inter sexdecim urbes tertiæ partis Judææ. Cujus regem, nomine Dabir, interfecit Josue.

Josue. 10- 3 Misit... et ad Dabir regem Eglon
- 5 Rex Jerimoth, rex Lachis, rex Eglon
-23 Eduxerunt... regem Lachis, regem Eglon
-34 Transivitque de Lachis in Eglon
-36 Ascendit quoque cum omni Israël de Eglon
-37 Sicut fecerat Eglon, sic fecit et Hebron
12-12 Rex Eglon unus, rex Gazer unus
15-39 Lachis et Bascath et Eglon

EGO, NOS.

Gen. 3- 3 Præcepit nobis Deus ne comederemus
-22 Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est
4- 9 Num custos fratris mei sum ego?
5-29 Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus
Deinceps omittitur.

EGO IPSE, MEI IPSIUS, NOS IPSI.

1 Esdr. 4- 3 Sed nos ipsi soli ædificabimus Domino
9- 7 Sed et nos ipsi peccavimus graviter
2 Esdr. 4-21 Et nos ipsi faciamus opus
9-36 Ecce nos ipsi hodie servi sumus
-38 Ergo his nos ipsi percutimus fœdus
Tobiæ. 9- 2 Si me ipsum tradam tibi servum
12- 3 Me ipsum a devoratione piscis eripuit
Psal. 41- 7 Ad me ipsum anima mea conturbata est
Eccli. 51-22 Multam inveni in me ipso sapientiam
Baruc. 1-13 Et pro nobis ipsis orate ad Dominum
Luc. 7- 7 Et me ipsum non sum dignum arbitratus
Joan. 5-30 Non possum ego a me ipso facere quidquam
-31 Si ego testimonium perhibeo de me ipso
7-17 An ego a me ipso loquar
-28 Et a me ipso non veni, sed est verus
8-14 Si ego testimonium perhibeo de me ipso
-18 Qui testimonium perhibeo de me ipso
-28 Quia ego sum, et a me ipso facio nihil
-42 Neque enim a me ipso veni, sed ille me misit
-54 Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est
10-18 Sed ego pono eam a me ipso
12-32 Omnia traham ad me ipsum
Joan. 12-49 Quia ego ex me ipso non sum locutus
14- 3 Venio, et accipiam vos ad me ipsum
-10 Quæ ego loquor vobis, a me ipso non loquor
-21 Diligam eum, et manifestabo ei me ipsum
17-19 Pro eis ego sanctifico me ipsum
Rom. 8-23 Nos ipsi primitias Spiritus habentes
16- 2 Ipsa quoque astitit multis, et mihi ipsi
1 Cor. 4- 3 Sed neque me ipsum judico
7- 7 Volo e. omnes vos esse sicut me ipsum
2 Cor. 11- 7 Numquid peccatum feci, me ipsum humilians
Philip. 3-13 Ad ea vero quæ sunt priora extendens me ipsum
2 Thes. 1- 4 Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur

EGOMETIPSE, NOSMETIPSI.

Gen. 22-16 Per memetipsum juravi, dicit Dominus
Job. 7-20 Et factus sum mihimetipsi gravis
30-16 In memetipso marcescit anima mea
Jerem. 22- 5 In memetipso juravi, dicit Dominus
49-13 Quia per memetipsum juravi, dicit Dom.
Thren. 1-20 Subversum est cor meum in memetipsa
Ezech. 29- 3 Meus est fluvius, et ego feci memetipsum
2 Mac. 7-18 Nos e. propter nosmetipsos hæc patimur
9-22 Non desperans memetipsum
1 Cor. 11-31 Quod si nosmetipsos dijudicaremus
2 Cor. 1- 9 Ipsi in nobismetipsis responsum mortis habuimus
3- 1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare
4- 2 Commendantes nosmetipsos ad omnem conscientiam
- 5 Non enim nosmetipsos prædicamus
6- 4 Sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos
10-12 Sed ipsi in nobis nosmetipsos metientes, et comparantes nosmetipsos nobis
2 Thes. 3- 9 Sed ut nosmetipsos formam daremus

EGREDIOR.

Gen. 2-10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis
4- 8 Egrediamur foras. Cumque essent in agro
-16 Egressusque Caïn a facie Domini
8- 7 Qui egrediebatur, et non revertebatur
-16 Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui
-18 Egressus est ergo Noë, et filii ejus, uxor
-19 Sed et omnia... egressa sunt de arca
9-10 Cunctis, quæ egressa sunt de arca
10-11 De terra illa egressus est Assur
-14 De quibus egressi sunt Philisthiim
12- 1 Egredere de terra tua, et de cognatione tua
- 4 Egressus est itaque Abram sicut præceperat
Septuaginta quinque annorum erat Abram cum egrederetur de Haran
- 5 Et egressi sunt ut irent in terram Chanaan
14- 8 Egressi sunt rex Sodomorum et rex Gomorrhæ
-17 Egressus est autem rex Sodomorum
15- 4 Sed qui egredietur de utero tuo
-14 Post hæc egredientur cum magna substantia
17- 6 Regesque ex te egredientur
19- 6 Egressus ad eos Lot, post tergum occludens ostium
-14 Egressus itaque Lot, locutus est ad generos
Surgite, egredimini de loco isto
-23 Sol egressus est super terram
24- 5 Numquid reducere debeo filium tuum ad locum de quo tu egressus es?
-11 Solent mulieres egredi ad hauriendam aq.
-13 Egredientur ad hauriendam aquam
-15 Et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuël
-29 Qui festinus egressus est ad hominem
-43 Virgo, quæ egredietur ad hauriendam aq.
-50 A Domino egressus est sermo
-63 Et egressus fuerat ad meditandum in agro
25-25 Qui prior egressus est, rufus erat,
Alter egrediens, plantam fratris tenebat
27- 3 Sume arma... arcum, et egredere foras
-30 Et egresso Jacob foras, venit Esaü
28-10 Igitur egressus Jacob de Bersabee
30-14 Egressus autem Ruben tempore messis
-16 Egressa est in occursum ejus Lia
31-13 Nunc ergo surge, et egredere de terra hac
34- 1 Egressa est autem Dina filia Liæ, ut videret
- 6 Egresso autem Hemor patre Sichem
-27 Quibus egressis, irruerunt super occisos
35-11 Reges de lumbis tuis egredientur
-16 Egressus autem inde, venit verno tempore
-18 Egrediente autem anima præ dolore
-21 Egressus inde, fixit tabernaculum
38-28 Iste egredietur prior
-29 Retrahente manum, egressus est alter
-30 Postea egressus est frater ejus
39-12 Fugit, et egressus est foras
41-45 Egressus est itaq. Joseph ad terram Ægypti
42-15 Per salutem Pharaonis non egrediemini hinc
43-31 Rursumque lota facie egressus, continuit se
Gen. 44-28 Egressus est unus, et dixistis: Bestia devoravit eum
45- 1 Præcepit ut egrederentur cuncti foras
46-26 Et egressæ sunt de femore illius
47-10 Et benedicto rege, egressus est foras
49-24 Inde pastor egressus est lapis Israel
Exod. 1- 5 Qui egressi sunt de femore Jacob
-10 Expugnatisq. nobis, egrediatur de terra
2- 1 Egressus est post hæc vir de domo Levi
-11 Moyses, egressus est ad fratres suos
-13 Et egressus die altero conspexit
3-21 Cum egrediemini, non exibitis vacui
4-14 Ecce ipse egreditur in occursum tuum
5-10 Igitur egressi præfecti operum et exactores
-20 Ex adverso, egredientibus a Pharaone
7-15 Ecce egredietur ad aquas: et stabis
8-12 Egressique sunt Moyses et Aaron
-20 Egredietur enim ad aquas
-29 Egressus a te, orabo Dominum
-30 Egressusque Moyses a Pharaone, oravit
9-29 Cum egressus fuero de urbe, extendam palmas
-33 Egressusque Moyses a Pharaone ex urbe
10- 6 Avertitque se, et egressus est a Pharaone
-18 Egressusq. Moyses de conspectu Pharaonis
11- 4 Media nocte egrediar in Ægyptum
- 8 Egredere tu, et omnis populus qui subjectus est tibi: post hæc egrediemur
12-22 Nullus vestrum egrediatur ostium domus
-28 Egressi filii Israel fecerunt sicut præceperat
-31 Surgite et egredimini a populo meo
-41 Eadem die egressus est omnis exercitus
13- 3 In qua egressi estis de Ægypto et de domo servitutis
- 4 Hodie egredimini mense novarum frugum
- 8 Quando egressus sum de Ægypto
14- 8 At illi egressi erant in manu excelsa
15-20 Egressæque sunt omnes mulieres post eam
-22 Et egressi sunt in desertum Sur
16- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
- 4 Egrediatur pop., et colligat quæ sufficiunt
-27 Et egressi de populo ut colligerent
-29 Nullus egrediatur de loco suo die septimo
17- 9 Et egressus, pugna contra Amalec
18- 7 Egressus in occursum cognati sui, adoravit
21- 2 In septimo egredietur liber gratis
- 3 Si habens uxorem, et uxor egredietur simul
- 5 Si dixerit servus... Non egrediar liber
- 7 Non egredietur sicut ancillæ exire consueverunt
-11 Egredietur gratis absque pecunia
22- 6 Si egressus ignis invenerit spinas
23-15 Quando egressus es de Ægypto: non apparebis
25-32 Sex calami egredientur de lateribus
28-35 Quando ingreditur et egreditur sanctuarium
32-24 Egressusque est hic vitulus.
33- 7 Egrediebatur ad tabernaculum fœderis
- 8 Cumque egrederetur Moyses ad tabernacul.
34-18 Mense enim verni temporis egressus es de Ægypto
-35 Qui videbant faciem egredientis Moysi esse cornutam
35-20 Egressaque omnis multitudo filiorum Israël
Levit. 9-23 Deinceps egressi, benedixerunt populo
-24 Et ecce egressus ignis a Domino
10- 2 Egressusque ignis a Domino, devoravit eos
- 7 Non egrediemini fores tabernaculi
14- 3 Qui egressus de castris, cum invenerit lepram esse mundatam
-38 Egredietur ostium domus, et statim claudet
15-16 Vir de quo egreditur semen coïtus
16-17 Ut roget pro se... donec egrediatur
-24 Postquam egressus obtulerit holocaustum
21-12 Nec egredietur de sanctis, ne polluat
22- 4 Et ex quo egreditur semen quasi coitus
24-10 Egressus filius mulieris Israelitidis
25-41 Et postea egredietur cum liberis suis
-54 Anno jubileo egredietur cum liberis suis
Num. 2- 9 Per turmas suas primi egredientur
9- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
10-17 Quod portantes egressi sunt filii Gerson
-28 Per turmas suas quando egrediebantur
11-20 Quare egressi sumus ex Ægypto
-31 Ventus autem egrediens a Domino
-34 Egressi autem de Sepulcris concupiscentiæ
12- 4 Egredimini vos tantum tres ad tabernaculum fœderis. Cumque fuissent egressi
14-19 Sicut propitius fuisti egredientibus de Ægypto
16-27 Dathan et Abiron egressi stabant in introitu
-35 Sed et ignis egressus a Domino
-46 Jam enim egressa est ira a Domino
20-11 Egressæ sunt aquæ largissimæ
-20 Statimque egressus est obvius

Num. 21-11 Unde egressi fixere tentoria in Jeabarim
-23 Egressus est obviam in desertum, et venit
-28 Ignis egressus est de Hesebon
22- 5 Ecce egressus est populus ex Ægypto
-11 Ecce populus qui egressus est de Ægypto
-36 Cum audisset Balac, egressus est in occursum
27-21 Ad verbum ejus egredietur et ingredietur
30- 7 Et semel de ore ejus verbum egrediens
31-13 Egressi sunt autem Moyses et Eleazar
-27 Pugnaverunt egressique sunt ab bellum
33- 1 Qui egressi sunt de Ægypto per turmas suas
- 7 Inde egressi venerunt contra Phihahiroth
-10 Inde egressi, fixerunt tentoria super mare Rubrum
-12 Unde egressi, venerunt in Daphca.
-14 Egressique de Alus, in Raphidim fixere tentoria
-16 Sed et de solitudine Sinaï egressi
-20 Unde egressi, venerunt in Lebna
-22 Egressique de Ressa venerunt in Ceelatha
-24 Egressi de monte Sepher, venerunt in Arada
-28 Unde egressi, fixere tentoria in Methca
-35 Egressique de Hebrona, castrametati sunt in Asiongaber
-37 Egressique de Cades, castrametati sunt
-42 Unde egressi, venerunt in Phunon
-46 Unde egressi, castrametati sunt in Helmondeblathaïm
-47 Egressique de Helmondeblathaïm
34- 4 Unde egredientur confinia ad villam n. Adar
Deut. 1-44 Itaque egressus Amorrhæus, qui habitabat in montibus
2-23 Qui egressi de Cappadocia deleverunt eos
-32 Egressusque est Sehon obviam nobis
3- 1 Egressusq. est Og rex Basan in occursum nob.
4-45 Filios Israel, quando egressi sunt de Ægypto
-46 Filii quoque Israel egressi ex Ægypto
8- 3 Sed in omni verbo, quod egreditur de ore Dei
9- 7 Ex eo die quo egressus es ex Ægypto
13-13 Egressi sunt filii Belial de medio tui
15-16 Sin autem dixerit: Nolo egredi
16- 3 Quoniam in pavore egressus es de Ægypto
- 6 Quando egressus es de Ægypto
21- 2 Egredientur majores natu, et judices tui
-10 Si egressus fueris ad pugnam cont. inimicos
23- 4 In via, quando egressi estis de Ægypto
- 9 Quando egressus fueris adversus hostes
-10 Qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra castra
-12 Ad quem egrediaris ad requisita naturæ
-23 Quod a. semel egressum est de labiis tuis
24- 2 Cumque egressa alterum maritum duxerit
- 9 In via, cum egrederemini de Ægypto.
25-17 In via, quando egrediebaris ex Ægypto
28- 6 Benedictus eris tu ingrediens et egrediens
-19 Maledictus eris ingrediens, et maledictus egrediens
-25 Per unam viam egrediaris contra eos
-57 Quæ egrediuntur de medio feminum ejus
29- 7 Egressusque est Sehon rex Hesebon, et Og
31- 2 Non possum ultra egredi, et ingredi
Josue. 2- 7 Illisque egressis, statim porta clausa est
-10 Quando egressi estis ex Ægypto
-19 Qui ostium domus tuæ egressus fuerit
3- 1 Egredientesque de Setim, venerunt ad Jordanem
-14 Igitur egressus est populus de tabernaculis
5- 4 Omnis populus qui egressus est de Ægypto
6- 1 Et nullus egredi audebat aut ingredi
-10 Neque ullus sermo ex ore vestro egredietur
8-14 Festinavit mane, et egressus est
-22 Egressi ex urbe contra suos
9-12 En panes quando egressi sumus de domibus
11- 4 Egressique sunt omnes cum turmis suis
15- 3 Egrediturque contra ascensum Scorpionis
6- 2 Et egreditur de Bethel Luza; transitque
- 6 Egrediunturque confinia in mare
- 7 Pervenit in Jericho, egrediturque ad Jordanem
17- 7 Et egreditur ad dexteram, juxta habitatores fontis Taphuæ
18-15 Egreditur terminus contra mare
-17 Egrediens ad Ensemes, id est, fontem Solis
19- 1 Et egressa est sors secunda filiorum Simeon
-12 Et egreditur ad Dabereth, ascenditque
-13 Et egreditur in Remmon, Amthar et Noa
-17 Issachar egressa est sors quarta
-27 Egrediturque ad lævam Cabul
-34 Atque inde egreditur in Hucuca
-40 Tribui filiorum Dan... egressa est sors septima
21- 4 Egressaque est sors in familiam Caath
- 6 Porro filiis Gerson egressa est sors
-10 Prima enim sors illis egressa est
Judic. 1-24 Viderunt hominem egredientem de civitate
3-10 Egressusque est ad pugnam, et tradidit Dominus
-19 Egressisque omnibus qui circa eum erant
-24 Per posticum egressus est
4-18 Egressa igitur Jahel in occursum Sisaræ
-22 Egressaque Jahel in occursum ejus, dixit ei
8-30 Qui egressi sunt de femore ejus
9-15 Egrediatur ignis de rhamno, et devoret cedros
-20 Egrediatur ignis ex eo, et consumat
Egrediaturque ignis de viris Sichem
-27 Egressi sunt in agros, vastantes vineas
-33 Illo autem egrediente adversum te
-35 Egressusque est Gaal filius Obed, et stetit
-38 Egredere, et pugna contra eum.
-42 Sequenti ergo die egressus est populus
-43 Vidensque quod egrederetur populus
11-20 Egressus est contra eum in Jasa
-31 Quicumq. primus fuerit egressus de foribus
14-14 Et de forti egressa est dulcedo
15-19 Et egressæ sunt ex eo aquæ
16-20 Egrediar sicut ante feci, et me excutiam
17- 8 Egressusque de civitate Bethlehem
19-23 Egressusque est ad eos senex, et ait
20- 1 Egressi itaque sunt omnes filii Israel
-21 Egressique filii Benjamin de Gabaa
Ruth. 1- 7 Egressa est itaque de loco peregrinationis
-13 Egressa est manus Domini contra me
-21 Egressa sum plena, et vacuam reduxit me
1 Reg. 4- 1 Egressus est Israel obviam Philisthiim
7-11 Egressique viri Israel de Masphath
8-20 Rex noster, et egredietur ante nos
9-11 Invenerunt puellas egredientes
-14 Apparuit Samuel egrediens obviam eis
-26 Surrexit Saül: egressique sunt ambo,
11- 3 Si non fuerit qui defendat nos, egrediemur ad te
- 7 Et egressi sunt quasi vir unus
13-10 Et egressus est Saul obviam ei
-17 Et egressi sunt ad prædandum de castris
-23 Egressa est a. statio Philisthiim, ut transcenderet
14-11 En Hebræi egrediuntur de cavernis
17- 4 Et egressus est vir spurius de castris
-20 Qui egressus ad pugnam vociferatus erat
-55 Viderat Saül David egredientem contra Philisthæum
18- 5 Egrediebatur quoque David ad omnia
- 6 Egressæ sunt mulieres de universis urbibus.
-13 Egrediebatur, et intrabat in conspectu populi
-16 Ingrediebatur et egrediebatur ante eos
-30 Et egressi sunt principes Philisthinorum
19- 3 Ego autem egrediens stabo juxta patrem
- 8 Egressus David, pugnavit adversum Philist.
20-11 Veni, et egrediamur foras in agrum
21- 5 Continuimus nos... quando egrediebamur
23-13 Egressi de Ceïla, huc atque illuc vagabantur
-15 Et vidit David quod egressus esset Saul
24- 9 Et egressus de spelunca, clamavit
-14 Ab impiis egredietur impietas.
26-20 Quia egressus est rex Israel ut quærat...
28- 1 Quoniam mecum egredieris in castris
30-21 Qui egressi sunt obviam David
2 Reg. 2-12 Egressusque est Abner filius Ner
-13 Et pueri David egressi sunt, et occurrerunt
3-26 Egressus itaque Joab a David, misit nuntios
5-24 Tunc egredietur Dominus ante faciem
6-20 Et egressa Michol filia Saül in occursum
7-12 Suscitabo... quod egredietur de utero tuo
10- 8 Egressi sunt ergo filii Ammon, et direxerunt
11- 8 Et egressus est Urias de domo regis
-13 Qui egressus vespere, dormivit in strato
-17 Egressique viri de civitate, bellabant
-23 Et egressi sunt ad nos in agrum,
15-14 Festinate egredi, ne forte veniens occupet
-16 Egressus est ergo rex, et universa domus
-17 Egressusque rex et omnis Israel pedibus
-19 Peregrinus es, et egressus es de loco tuo
-20 Et hodie compelleris nobiscum egredi?
-24 Om. populus qui egressus fuerat de civitate
16- 5 Et ecce egrediebatur inde vir de cognatione
Procedebatque egrediens, et maledicebat.
- 7 Egredere, egredere, vir sanguinum,
-11 Ecce filius meus, qui egressus est de utero
18- 2 Egrediar et ego vobiscum.
- 4 Egrediebaturque populus per turmas
- 6 Itaque egressus est populus in campum
19-19 In die qua egressus es, domine mi rex
-24 Non laverat a die qua egressus fuerat rex
20- 7 Egressi sunt ergo cum eo viri Joab
- 8 Qui fabricatus levi motu egredi poterat
21-17 Jam non egredieris nobiscum in bellum
24- 4 Egressusque est Joab, et principes militum
-21 Et egressus adoravit regem prono vultu
3 Reg. 2-30 Hæc dicit rex: Egredere. Qui ait: Non egrediar, sed hic moriar
-36 Et non egredieris inde huc atque illuc
-37 Quacumque autem die egressus fueris
-42 Quacumque die egressus, ieris huc et illuc
-46 Qui egressus, percussit eum, et mortuus est
4-33 Usq. ad hyssopum quæ egreditur de pariete
6-29 Prominentes de pariete, et egredientes
8- 9 Cum egrederentur de terra Ægypti
-19 Filius tuus, qui egredietur de renibus tuis
-21 Quando egressi sunt de terra Ægypti
-44 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum
9-12 Egressus est Hiram de Tyro, ut videret
10-29 Egrediebatur autem quadriga ex Ægypto
11-29 Ut Jeroboam egrederetur de Jerusalem
12-25 Et egressus inde ædificavit Phanuel
15-17 Ut non posset quispiam egredi vel ingredi
19-11 Et ait ei: Egredere, et sta in monte
-13 Et egressus stetit in ostio speluncæ
20-16 Et egressi sunt meridie
-17 Egressi sunt autem pueri principum
Viri egressi sunt de Samaria
-19 Egressi sunt ergo pueri principum
-21 Necnon egressus rex Israel percussit equos
-31 Et egrediamur ad regem Israel
-33 Egressus est ergo ad eum Benadad
-39 Servus tuus egressus est ad præliandum
22-21 Egressus est a. spiritus, et stetit coram Dom.
-22 Egrediar, et ero spiritus mendax
Egredere, et fac ita
4 Reg. 2- 3 Egressi sunt filii Prophetarum
-21 Egressus ad fontem aquarum, misit in illum sal
-23 Pueri parvi egressi sunt de civitate
-24 Egressique sunt duo ursi de saltu
3- 6 Egressus est igitur rex Joram in die illa
4-18 Cum... et egressus isset ad patrem suum
-21 Et clausit ostium: et egressa, (-22) vocavit
-37 Tulitque filium suum, et egressa est,
-39 Et egressus est unus in agrum ut colligeret
5- 2 De Syria egressi fuerant latrunculi
-11 Putabam quod egrederetur ad me
-27 Et egressus est ab eo leprosus quasi nix.
6-15 Egressus vidit exercitum in circuitu
7-12 Et idcirco egressi sunt de castris
Cum egressi fuerint de civitate, capiemus eos
-16 Et egressus populus diripuit castra
8- 3 Et egressa est ut interpellaret regem
9-11 Jehu a. egressus est ad servos domini sui
-15 Nemo egrediatur profugus de civitate
-21 Et egressus est Joram rex Israel
Egressique sunt in occursum Jehu, et invenerunt
-24 Et egressa est sagitta per cor ejus
10- 9 Cumque diluxisset, egressus est
11- 7 Omnes egredientes sabbato, custodiant
- 8 Eritisque cum rege introeunte et egrediente
- 9 Cum his qui egrediebantur sabbato, venerunt
18-18 Egressus est a. ad eos Eliacim filius Helciæ
-31 Facite mecum quod vobis est utile, et egredimini ad me
19- 9 Ecce, egressus est ut pugnet adversum te
-31 De Jerusalem quippe egredientur reliquiæ
20- 4 Et antequam egrederetur Isaias
-18 Sed et de filiis tuis qui egredientur ex te
21-15 Ex die qua egressi sunt patres eorum ex Ægypto
24- 7 Ut egrederetur de terra sua
-12 Egressusque est Joachin rex Juda
1 Par. 1-12 De quibus egressi sunt Philisthiim et Caphtorim
2-53 Ex his egressi sunt Saraïtæ et Esthaolitæ
6-15 Porro Josedec egressus est, quando transtulit
12-17 Egressusque est David obviam eis, et ait:
-33 De Zabulon qui egrediebantur ad prælium
-36 Et de Aser egredientes ad pugnam
13- 2 A Domino Deo nostro egreditur sermo quem loquor
14- 8 Cum audisset David, egressus est obviam eis
-15 Tunc egredieris ad bellum
Egressus est enim Deus ante te
19- 9 Egressique filii Ammon, direxerunt aciem
21- 4 Egressusque est Joab, et circuivit
25- 9 Egressaque est sors prima Joseph, qui erat de Asaph
27- 1 Ingredientes et egredientes per singulos menses
2 Par. 1-10 Ut ingrediar et egrediar coram populo tuo
5-10 Filiis Israel egredientibus ex Ægypto
-11 Egressis autem sacerdotibus de sanctuario
6- 9 Filius tuus, qui egredietur de lumbis tuis
-34 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum

2 *Par.* 14- 9 Egressus est autem contra eos Zara
15- 2 Egressus est in occursum Asa, et dixit ei
- 5 Non erit pax egredienti, et ingredienti
16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi
18-21 Egrediar, et ero spiritus mendax in ore omnium
Et prævalebis : egredere, et fac ita
19- 4 Rursumque egressus est ad populum de Bersabee
20-10 Quando egrediebantur de Ægypto
-17 Cras egrediemini contra eos
-20 Egressi sunt per desertum Thecue
-22 Egressi fuerant ut pugnarent contra Judam
21-15 Donec egrediantur vitalia tua paulatim
22- 7 Ut egrederetur cum eo adversum Jehu
23- 7 Sintque cum rege et intrante et egrediente
- 8 Impleverant sabbatum, et egressuri erant
-14 Egressus a. Joïada pontifex ad centuriones
24- 5 Egredimini ad civitates Juda, et colligite
25- 5 Qui egrederentur ad pugnam, et tenerent hastam
- 7 Ne egrediatur tecum exercitus Israël
26- 6 Denique egressus est, et pugnavit
-15 Egressumque est nomen ejus procul
-18 Egredere de sanctuario, ne contempseris
-20 Ipse perterritus, acceleravit egredi
28- 9 Qui egressus obviam exercitui venienti
31- 1 Egressus est omnis Israël
32-21 Filii qui egressi fuerant de utero ejus
2 *Esdr.* 2-13 Egressus sum per portam vallis
4-21 Ab ascensu auroræ, donec egrediantur astra
8-15 Egredimini in montem, et afferte frondes
-16 Et egressus est populus, et attulerunt
Tobiæ 5- 5 Tunc egressus Tobias, invenit juvenem
11-14 Cœpit albugo ex oculis ejus, quasi membrana ovi, egredi
Judith. 2- 5 Egredere adversus omne regnum Occidentis
5- 5 Non egredietur verbum falsum ex ore meo
-14 Egressi vero mare Rubrum, deserta Sina montis occupaverunt
12- 5 Ante lucem egrediendi foras ad orationem
14- 7 Et egressi sunt cum grandi strepitu
-12 Quoniam egressi mures de cavernis suis
Esth. 1-17 Egredietur enim sermo reginæ ad omnes
-19 Si tibi placet, egrediatur edictum a facie tua
2-14 Egrediebatur mane, atque inde in secundas ædes deducebatur
4- 6 Egressusque Athac, ivit ad Mardochæum
5- 9 Egressus est itaque illo die Aman lætus
8-14 Egressique sunt veredarii celeres
-15 De conspectu regis egrediens, fulgebat
Job. 1-12 Egressusque est Satan a facie Domini
-21 Nudus egressus sum de utero matris meæ
2- 7 Egressus igitur Satan a facie Domini
3-11 Egressus ex utero non statim perii
8-16 In ortu suo germen ejus egredietur
14- 2 Qui quasi flos egreditur et conteritur
20-25 Eductus, et egrediens de vagina sua
21-11 Egrediuntur quasi greges parvuli eorum
24- 5 In deserto egrediuntur ad opus suum
31-18 De utero matris meæ egressa est mecum.
-34 Non magis tacui, nec egressus sum ostium
37- 9 Ab interioribus egredietur tempestas
38-29 De cujus utero egressa est glacies?
39- 4 Egrediuntur, et non revertuntur ad eas
41-12 Et flamma de ore ejus egreditur
Psal. 40- 7 Egrediebatur foras, et loquebatur
43-10 Non egredieris, Deus, in virtutibus nostris
59-12 Non egredieris, Deus, in virtutibus nostris?
67- 8 Cum egredereris in conspectu populi tui
87- 9 Traditus sum, et non egrediebar
Prov. 7-15 Idcirco egressa sum in occursum tuum
25- 4 Et egredietur vas purissimum
29-26 Et judicium a Domino egreditur
30-27 Et egreditur universa per turmas suas
Eccle. 4-14 Interdum quis egrediatur ad regnum
5-14 Sicut egressus est nudus de utero matris
10- 5 Quasi per errorem egrediens a facie principis
Cant. 1- 7 Egredere, et abi post vestigia gregum
3-11 Egredimini et videte, filiæ Sion
7-11 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum,
Isai. 7- 3 Egredere in occursum Achaz, tu
11- 1 Et egredietur virga de radice Jesse
14-29 De radice e. colubri egredietur regulus :
26-21 Dominus egredietur de loco suo
30-22 Egredere, dices ei
36- 3 Et egressus est ad eum Eliacim
-16 Egredimini ad me, et comedite
37- 9 Egressus est ut pugnet contra te
-36 Egressus est autem Angelus Domini
-37 Et egressus est, et abiit, et reversus est
42-13 Dominus sicut fortis egredietur
45-23 Egredietur de ore meo justitiæ verbum
48-20 Egredimini de Babylone, fugite
Isai. 51- 5 Egressus est Salvator meus
55-11 Sic erit verbum meum quod egredietur de ore meo
-12 Quia in lætitia egrediemini
57-16 Quia spiritus a facie mea egredietur
62- 1 Donec egrediatur ut splendor justus ejus
66-24 Et egredientur, et videbunt cadavera
Jerem. 2-37 Ab ista egredieris, et manus tuæ erunt super caput tuum
4- 4 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
- 7 Egressus est de loco suo, ut ponat terram
5- 6 Omnis qui egressus fuerit ex eis, capietur
7-25 Egressi sunt patres eorum de terra Ægypti
9- 3 Quia de malo ad malum egressi sunt
14-18 Si egressus fuero ad agros, ecce occisi
15- 1 Ejice illos a facie mea, et egrediantur
- 2 Quo egrediemur? dices ad eos
17-16 Quod egressum est de labiis meis
-19 Ingrediuntur reges Juda, et egrediuntur
19- 2 Egredere ad vallem filii Ennom
20-18 Quare de vulva egressus sum, ut viderem
21- 9 Qui autem egressus fuerit, et transfugerit
-12 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
22-10 Plangite eum qui egreditur
-11 Qui egressus est de loco isto
23-15 Egressa est pollutio super omnem terram
-19 Turbo Dominicæ indignationis egredietur
25-32 Afflictio egredietur de gente in gentem
Turbo magnus egredietur a summitatibus
29- 2 Postquam egressus est Jechonias rex
-16 Ad fratres vestros, qui non sunt egressi vobiscum
30-19 Et egredietur de eis laus, voxque ludentium
-23 Ecce turbo Domini, furor egrediens
31- 4 Et egredieris in choro ludentium
37- 4 Exercitus Pharaonis egressus est de Ægypto
- 6 Qui egressus est vobis in auxilium
-11 Egressus est Jeremias de Jerusalem
38- 8 Egressus est Abdemelech de domo regis
-21 Quod si nolueris egredi : iste est sermo,
39- 4 Et egressi sunt nocte de civitate
Et egressi sunt ad viam deserti
41- 6 Egressus ergo Ismahel filius Nathaniæ
43-12 Et egredietur inde in pace
44-17 Verbum quod egredietur de ore nostro
48- 8 Date florem Moab, quia florens egredietur
-45 Quia ignis egressus est de Hesebon
50- 8 Et de terra Chaldæorum egredimini
51-45 Egredimini de medio ejus populus meus
Thren. 1- 6 Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus
3- 7 Circumædificavit adversum me, ut non egrediar
-38 Ex ore Altissimi non egredientur
Ezech. 1-13 Splendor ignis, et de igne fulgur egrediens
3-22 Surgens egredere in campum, et ibi loquar
-23 Surgens egressus sum in campum
-25 Et non egredieris de medio eorum
4-12 Stercore quod egreditur de homine, operies
5- 4 Ex eo egredietur ignis in omnem domum Isr.
7-10 Ecce dies, ecce venit : egressa est contritio
9- 7 Et implete atria interfectis : egredimini
Et egressi sunt, et percutiebant
10- 7 Qui accipiens egressus est
-18 Et egressa est gloria Dom. a limine templi
-19 Et illis egredientibus, rotæ quoque subsecutæ sunt
12- 4 Tu autem egredieris vespere coram eis, sicut egreditur migrans
- 5 Perfode tibi parietem, et egredieris per eum
- 7 Et in caligine egressus sum
-12 Humeris portabitur, in caligine egredietur
15- 7 De igne egredientur, et ignis consumet eos
16-14 Et egressum est nomen tuum in gentes
19-14 Et egressus est ignis de virga ramorum
21- 4 Idcirco egredietur gladius meus de vagina
-19 De terra una egredientur ambæ
26-18 Eo quod nullus egrediatur ex te
30- 9 In die illa egredientur nuntii a facie mea
33-30 Et audiamus quis sit sermo egrediens a Do.
36-20 Et de terra ejus egressi sunt
39- 9 Et egredientur habitatores de civitatibus
42-14 Non egredientur de sanctis in atrium exter.
44- 3 Ingredietur, et per viam ejus egredietur
-19 Cumque egredientur atrium exterius
46- 2 Adorabit super limen portæ, et egredietur
- 9 Egrediatur per viam portæ Meridianæ
Egrediatur per viam portæ Aquilonis
Sed e regione illius egredietur
-10 Et cum egredientibus egredietur
-12 Et egredietur, claudeturque porta
47- 1 Et ecce aquæ egrediebantur subter limen
- 3 Cum egrederetur vir ad Orientem
- 8 Aquæ istæ quæ egrediuntur ad tumulos
-12 Quia aquæ ejus de sanctuario egredientur
Dan. 2-13 Egressa sententia, sapientes interficiebantur
Dan. 2-14 Qui egressus fuerat ad interficiendos sapientes
-15 Crudelis sententia a facie regis esset egressa
3-93 Servi Dei excelsi, egredimini et venite
Statimque egressi sunt Sidrach, Misach
7-10 Fluvius igneus rapidusque egrediebatur
8- 9 De uno aut. ex eis egressum est cornu unum
9-22 Daniel nunc egressus sum ut docerem te
-23 Ab exordio precum tuar. egressus est sermo
10-20 Cum ego egrederer, apparuit princeps Græc.
11-11 Provocatus rex Austri egredietur et pugnabit
13- 5 Quia egressa est iniquitas de Babylone
-13 Hora prandii est. Et egressi recesserunt a se.
-18 Et egressæ sunt per posticum, ut afferrent
-19 Cum autem egressæ essent puellæ, surrexerunt duo senes
14-10 Ecce nos egredimur foras : et tu, rex, pone escas
-13 Postquam egressi sunt illi, rex posuit cibos
Et egressi clauserunt ostium
Osee. 6- 5 Et judicia tua quasi lux egredientur
Joel. 2-16 Egrediatur sponsus de cubili suo, et sponsa
3-18 Et fons de domo Domini egredietur
Amos. 5- 3 Urbs de qua egrediebantur mille
Et de qua egrediebantur centum
Jonæ. 4- 5 Et egressus est Jonas de civitate, et sedit
Mich. 1- 3 Quia ecce Dominus egredietur de loco suo
-11 Non est egressa quæ habitat in exitu
4- 2 Quia de Sion egredietur lex, et verbum Do.
-10 Quia nunc egredieris de civitate
5- 2 Ex te mihi egredietur qui sit dominator
Habac. 1- 4 Propterea egreditur judicium perversum
- 7 Ex semetipsa judicium, et onus ejus egredietur
3- 5 Et egredietur diabolus ante pedes ejus
-13 Egressus es in salutem populi tui
Aggæi. 2- 6 Cum egrederemini de terra Ægypti
Zach. 2- 3 Angelus qui loquebatur in me, egrediebatur, et Angelus alius egrediebatur
5- 3 Hæc est maledictio quæ egreditur super faciem omnis terræ
- 5 Et egressus est Ang. qui loquebatur in me
Et vide quid est hoc quod egreditur
- 6 Et ait : Hæc est amphora egrediens
- 9 Et ecce duæ mulieres egredientes
6- 1 Et ecce quatuor quadrigæ egredientes
- 5 Isti sunt quatuor venti cœli qui egrediuntur
- 6 Equi nigri, egrediebantur in terram Aquilonis : et albi egressi sunt post eos : et varii egressi sunt ad terram Austri
- 8 Ecce qui egrediuntur in terram Aquilonis
10- 4 Ex ipso egredietur omnis exactor simul
14- 2 Egredietur media pars civitatis in captivit
- 3 Et egredietur Dominus, et præliabitur
Malac. 4- 2 Et egrediemini, et salietis sicut vituli
1 *Mac.* 1- 1 Alexander... egressus de terra Cethim
3-45 Non erat qui ingrederetur et egrederetur
13-49 Prohibebantur egredi et ingredi regionem
15-14 Et neminem sinebant ingredi vel egredi
-41 Ut egressi perambularent in viam Judææ
16- 3 Et egressi pugnate pro gente nostra
2 *Mac.* 12-26 Judas autem egressus est ad Carnion
Matth. 9-32 Egressis autem illis, ecce obtulerunt
15-21 Egressus inde Jesus, secessit in partes Tyri
-22 Chananæa, a finibus illis egressa, clamavit
18-28 Egressus autem servus ille, invenit unum
20- 3 Et egressus circa horam tertiam, vidit alios
-29 Et egredientibus illis ab Jericho, secuta est
22-10 Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt
24- 1 Et egressus Jesus de templo, ibat
26-75 Et egressus foras, flevit amare
Marc. 1- 5 Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio
-29 Et protinus egredientes de synagoga
-35 Egressus abiit in desertum locum
-45 At ille egressus cœpit prædicare
2-13 Et egressus est rursus ad mare
5-14 Et egressi sunt videre quid esset factum
6- 1 Et egressus inde, abiit in patriam suam
-54 Cumque egressi essent de navi
8-27 Egressus est Jesus, et Discipuli ej. in castella
10-17 Et cum egressus esset in viam, procurrens
11-19 Et cum vespera facta esset, egrediebatur de civitate
13- 1 Et cum egrederetur de templo, ait illi unus
Luc. 1-22 Egressus autem non poterat loqui ad illos
4-42 Facta a. die egressus ibat in desertum loc.
8-27 Et cum egressus esset ad terram, occurrit
9- 6 Egressi autem circuibant per castella
15-28 Pater ergo illius egressus, cœpit rogare illum
22-39 Et egressus ibat secundum consuetudinem
-62 Et egressus foras, Petrus flevit amare
Joan. 10- 9 Et ingredietur, et egredietur
18- 1 Jesus, egressus est cum Discipulis suis
Act. 12-17 Et egressus abiit in alium locum
16-13 Die autem sabbatorum egressi sumus foras

Act. 16-39 Educentes rogabant ut egrederetur de urbe.
18- 1 Post hæc egressus ab Athenis, venit Corint.
19-12 Et spiritus nequam egrediebantur
Apoc. 3-12 Foras non egredietur amplius

EGREGIUS.

Exod. 38-23 Ooliab... artifex lignorum egregius fuit
Num. 18-32 Egregia vobis et pinguia reservantes
Deut. 3-25 Montem istum egregium, et Libanum
4-22 Transibitis, et possidebitis terram egregiam
2 Reg. 23- 1 Dixit vir... egregius Psaltes Israel
4 Reg. 3-19 Omnem agrum egregium operietis lapidibus
1 Par. 12- 1 Qui erant fortissimi et egregii pugnatores
-28 Sadoc etiam puer egregiæ indolis
Ezech. 20- 6 Quæ est egregia inter omnes terras
23-12 Et adolescentibus forma cunctis egregia
-23 Juvenes forma egregia, duces
31-16 Omnia ligna voluptatis egregia

EGRESSIO.

Exod. 19- 1 Mense tertio egressionis Israël
Num. 1- 1 Anno altero egressionis eorum ex Ægypto
33-38 Et ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis filiorum Israël
Deut. 16- 3 Ut memineris diei egressionis tuæ ex Ægypto
1 Reg. 18-30 A principio autem egressionis eorum
3 Reg. 6- 1 Quadringentesimo et octogesimo anno egressionis filiorum Israël
Psal. 18- 7 A summo cœlo egressio ejus
Mich. 7-15 Secundum dies egressionis tuæ de terra Æg.

EGRESSUS.

Josue. 16- 8 Suntque egressus ejus in mare salsissimum
19-14 Suntque egressus ejus vallis Jephtahel
-33 Et egressus eorum usque ad Jordanem
3 Reg. 3- 7 Sum puer parvulus, et ignorans egressum
4 Reg. 19-27 Habitaculum tuum, et egressum tuum
Psal. 143-13 Oves... abundantes in egressibus suis
Isai. 37-28 Egressum tuum, et introitum tuum cognovi.
Ezech. 48-30 Et hi egressus civitatis : A plaga Septentrion.
Osee. 6- 3 Quasi diluculum præparatus est egressus ej.
Mich. 5- 2 Egressus ejus ab initio, a diebus æternitatis.

EJECTIONES.

Thren. 2-14 Viderunt autem tibi assumptiones falsas, et ejectiones

EJICIO.

Gen. 3-24 Ejecitque Adam : et collocavit ante paradis.
4-14 Ecce ejicis me hodie a facie terræ
21-10 Ejice ancillam hanc, et filium ejus
Exod. 2-17 Supervenere pastores, et ejecerunt eas
6- 1 In manu robusta ejiciet illos de terra sua
10-11 Statimque ejecti sunt de conspectu Pharaon.
23-29 Non ejiciam eos a facie tua anno uno
-31 Et ejiciam eos de conspectu vestro
33- 2 Ut ejiciam Chananæum, et Amorrhæum
34-11 Ejiciam ante faciem tuam Amorrhæum
Levit. 10- 5 Et ejecerunt foras, ut sibi fuerat imperatum
18-24 Gentes, quas ego ejiciam ante consp. vestr.
Num. 5- 2 Ut ejiciant de castris omnem leprosum
- 3 Tam masculum quam fœminam ejicite de castris,
- 4 Et ejecerunt eos extra castra
20-10 Num... vobis aquam poterimus ejicere ?
22- 6 Si quo modo possim percutere et ejicere eum de terra mea
Deut. 22-21 Ejicient eam extra fores domus patris sui
29-28 Ejecit eos de terra sua in ira et in furore
33-27 Ejiciet a facie tua inimicum, dicetque
Josue. 24-12 Et ejeci eos de locis suis
-18 Et ejecit universas gentes, Amorrhæum
Judic. 6- 9 Ejecique eos ad introitum vestrum
11- 2 Postquam creverant, ejecerunt Jephte
- 7 Et ejecistis de domo patris mei
1 Reg. 26-19 Qui ejecerunt me hodie, ut non habitem
2 Reg. 13- 9 Dixitque Amnon : Ejicite universos a me. Cumque ejecissent omnes
-17 Ejice hanc a me foras, et claude ostium
-18 Ejecit itaque eam minister illius foras
14-13 Et non reducat ejectum suum
3 Reg. 2-27 Ejecit ergo Salomon Abiathar
22-34 Et ejice me de exercitu
4 Reg. 16- 6 Et ejecit Judæos de Aïla
1 Par. 17-21 Terroribus ejiceret nationes a facie ejus
2 Par. 13- 9 Ejecistis sacerdotes Domini, filios Aaron
20-11 Nituntur ejicere nos de possessione
26-21 Ob quam ejectus fuerat de domo Domini
1 Esdr. 2-62 Et ejecti unt de sacerdotio.
10-19 Dederun manus suas ut ejicerent uxores
2 Esdr. 7-64 Et ejecti sunt de sacerdotio
Judith. 5-11 Cumque ejecissent eos Ægyptii a se
Psal. 77-54 Et ejecit a facie eorum gentes
79- 9 Ejecistis Gentes, et plantasti eam.
108-10 Ejiciantur de habitationibus suis
Prov. 22-10 Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium
Eccli. 28-19 Lingua tertia mulieres viratas ejecit
48-16 Usque dum ejecti sunt de terra sua
Isai. 27-13 Et qui ejecti erant in terra Ægypti
57- 4 Dilatastis os, et ejecistis linguam
Jerem. 8- 1 Ejicient ossa regum Juda
- 3 Ad quæ ejeci eos, dicit Dominus
15- 1 Ejice illos a facie mea, et egrediantur
16-13 Ejiciam vos de terra hac, in terram
-15 Et de universis terris ad quas ejeci eos
17-22 Nolite ejicere onera de domibus vestris
23- 2 Ejecistis eos, et non visitastis eos
- 3 De omnibus terris ad quas ejecero eos
- 8 De cunctis terris ad quas ejeceram eos
24- 9 In universis locis ad quæ ejeci eos
27-10 Et ejiciant vos, et pereatis
-15 Ut ejiciant vos, et pereatis tam vos, quam prophetæ
29-18 Cunctis gentibus ad quas ego ejeci eos
30-17 Quia ejectam vocaverunt te, Sion
32-37 Ad quas ejeci eos in furore meo
46-28 Consumam cunctas gentes ad quas ejeci te
50-17 Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
51-34 Replevit ventrem... et ejecit me
-44 Ejiciam quod absorbuerat de ore ejus
Ezech. 4-13 Inter gentes ad quas ejiciam eos
11- 9 Et ejiciam vos de medio ejus
20-10 Ejeci ergo eos de terra Ægypti
-14 De quibus ejeci eos in conspectu earum
-22 De quibus ejeci eos in oculis earum
21- 3 Et ejiciam gladium meum de vagina sua
24- 6 Et per partes suas ejice eam
28-16 Ejeci te de monte Dei, et perdidi te
31-11 Juxta impietatem ejus ejeci eum
36- 5 Et ejecerunt eam ut vastarent
Dan. 4-22 Ejicient te ab hominibus
5-21 Et a filiis hominum ejectus est
9- 7 In universis terris ad quas ejecisti eos
Osee. 9-15 De domo mea ejiciam eos
Amos. 8- 8 Et ejicietur, et defluet quasi rivus Ægypti
Mich. 2- 9 Mulieres populi mei ejecistis de domo
4- 6 Et eam quam ejeceram, colligam
Soph. 2- 4 Azotum in meridie ejicient
3-19 Et eam quæ ejecta fuerat, congregabo
1 Mac. 10-82 Et ejecit Simon exercitum suum
11-41 Ut ejiceret eos qui in arce erant in Jerus.
-66 Ejecit eos inde, et cepit civitatem
13-11 Et ejectis his qui erant in ea, remansit
-47 Ejecit tamen eos de civitate
-48 Et ejecta ab ea omni immunditia
-50 Et ejecit eos inde, et mundavit arcem
2 Mac. 3-27 In sella gestatoria positum ejecerunt
Matth. 7- 4 Sine ejiciam festucam de oculo tuo
- 5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui
-22 In nomine tuo dæmonia ejecimus
8-12 Ejicientur in tenebras exteriores
-16 Et ejiciebat spiritus verbo
-31 Si ejicis nos hinc, mitte nos in gregem porcorum
9-25 Cum ejecta esset turba, intravit
-33 Et ejecto dæmonio, locutus est mutus
-34 In principe dæmoniorum ejicit dæmones
10- 1 Ut ejicerent eos, et curarent omnem languorem
- 8 Leprosos mundate, dæmones ejicite
12-20 Donec ejiciat ad victoriam judicium
-24 Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub
-26 Et si Satanas Satanam ejicit
-27 Si ego in Beelzebub ejicio dæmones, filii vestri in quo ejiciunt ?
-28 Si autem ego in Spiritu Dei ejicio dæmones
17-18 Quare nos non potuimus ejicere illum ?
-20 Hoc a. genus non ejicitur nisi per orationem
21-12 Et ejiciebat omnes vendentes et ementes
-39 Apprehensum eum ejecerunt extra vineam
25-30 Et inutilem servum ejicite in tenebras
Marc. 1-34 Et dæmonia multa ejiciebat
-39 Erat prædicans... et dæmonia ejiciens
-43 Comminatus est ei, statimque ejecit illum
3-15 Curandi infirmitates, et ejiciendi dæmonia
-22 In principe dæmoniorum ejicit dæmonia
-23 Quomodo potest Satanas Satanam ejicere ?
5-40 Ipse vero, ejectis omnibus, assumit patrem
6-13 Et dæmonia multa ejiciebant
7-26 Rogabat eum ut dæmonium ejiceret
9-17 Et dixi Discipulis tuis ut ejicerent illum
-27 Quare nos non potuimus ejicere eum ?
-37 Vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
-46 Si oculus tuus scandalizat te, ejice eum.
11-15 Cœpit ejicere vendentes et ementes in templo
12- 8 Occiderunt : et ejecerunt extra vineam
Marc. 16- 9 De qua ejecerat septem dæmonia
-17 In nomine meo dæmonia ejicient
Luc. 4-29 Et ejecerunt illum extra civitatem
Luc. 6-22 Ejecerint nomen vestrum tanquam malum
-42 Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo
Ejice primum trabem de oculo tuo
9-40 Rogavi Discipulos tuos ut ejicerent illum
-49 Vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
11-14 Et erat ejiciens dæmonium, et illud erat mutum
Cum ejecisset dæmonium, locutus est mutus
-15 In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia
-18 Dicitis in Beelzebub me ejicere dæmonia
-19 Si autem ego in Beelzebub ejicio dæmonia, filii vestri in quo ejiciunt ?
-20 Porro si in digito Dei ejicio dæmonia
13-32 Ecce ejicio dæmonia, et sanitates perficio
19-45 Et ingressus in templum, cœpit ejicere vendentes in illo, et ementes
20-12 Qui et illum vulnerantes ejecerunt
-15 Et ejectum illum extra vineam, occiderunt.
Joan. 2-15 Omnes ejecit de templo, oves quoque
6-37 Eum qui venit ad me, non ejiciam foras
9-34 Doces nos ? Et ejecerunt eum foras
-35 Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras
12-31 Nunc princeps hujus mundi ejicietur foras
-42 Ut e synagoga non ejicerentur
Act. 5-15 Ita ut in plateas ejicerent infirmos
7-57 Ejicientes eum extra civitatem lapidabant
9-40 Ejectis autem omnibus foras
13-50 Et ejecerunt eos de finibus suis
16-37 Et nunc occulte nos ejiciunt
-38 Et ipsi nos ejiciant
27-39 Cogitabant, si possent ejicere navem
Galat. 4-30 Ejice ancillam, et filium ejus
Jacob. 2-25 Suscipiens nuntios, et alia via ejiciens
3 Joan. -10 Prohibet, et de Ecclesia ejicit
Apoc. 11- 2 Atrium a... ejice foras, et ne metiaris illud

EJULATUS.

Gen. 27-38 Cumque ejulatu magno fleret
Esth. 4- 2 Hoc ejulatu usque ad fores palatii gradiens

EJULO.

Job. 35- 9 Et ejulabunt propter vim brachii
Jerem. 48-31 Ideo super Moab ejulabo
Præf. in Thr. Amaro animo suspirans, et ejulans dixit
Ezech. 27-30 Et ejulabunt super te voce magna
Marc. 5-38 Et flentes, et ejulantes multum

EJUSMODI.

Rom. 2-14 Faciunt, ejusmodi legem non habentes
1 Cor. 5-11 Cum ejusmodi nec cibum sumere
16-16 Ut et vos subditi sitis ejusmodi
2 Cor. 2- 6 Sufficit illi qui ejusmodi est, objurgatio
- 7 Ne... tristitia absorbeatur qui ejusmodi est.
10-11 Hoc cogitet qui ejusmodi est
11-13 Ejusmodi pseudo-apostoli sunt operarii
Philip. 2-29 Et ejusmodi cum honore habetote
2 Thes. 3-12 Iis autem qui ejusmodi sunt, denuntiamus
Tit. 3-11 Quia subversus est qui ejusmodi est

ELA I.

In capite 36 Genesis, et in primo capite Paral. 1, recensentur duces in Idumæa regnantes, quos post reges habuere Idumæi : quia primo amplexi sunt aristocratiam, in qua duces ex optimatum sententia rempublicam gubernabant ; deinde monarchiam et reges habuerunt, tandem iterum aristocratiam. Porro tam duces quam reges, electione, non successione, veniebant ad principatum ; quare non defunctorum filii, sed alii habenas imperii capessebant. Ex his ducibus quintus fuit Ela, qui successit Oolibamæ, et ipse successorem habuit filium suum Phinon.

Gen. 36-41 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon
1 Par. 1-52 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon

ELA II.

Pater Semeï. Iste undecimus erat ex duodecim præfectis quos habebat Salomon super omnem Israel, qui præbebant annonam regi et domui ejus, et per singulos menses in anno singuli necessaria ministrabant.

3 Reg. 4-18 Semeï filius Ela, in Benjamin

ELA III.

Quartus rex Israel, filiusque Baasa, cui per prophetam Jehu dixerat Dominus : Faciam domum tuam sicut domum Jeroboam, quia ambulasti in via Jeroboam, et peccare fecisti populum meum Israel. Dormivit ergo Baasa cum patri-

bus suis, et regnavit Ela filius ejus pro eo; rebellavit autem contra eum servus suus Zambri, dux mediæ partis equitum, et percussit et occidit Ela in anno ætatis suæ vigesimo septimo. Ela filium habuit, nomine Osee, qui occidit Phacee filium Romeliæ.

3 *Reg.* 16– 6 Et regnavit Ela filius ejus pro eo
– 8 Regnavit Ela filius Baasa super Israël
– 9 Erat a. Ela in Thersa bibens, et temulentus
–13 Propter univ. peccata Baasa, et peccata Ela
–14 Reliqua a. sermonum Ela, et omnia quæ fecit
4 *Reg.* 15–30 Tetendit insidias Osee filius Ela contra Phacee
17– 1 Regnavit Osee filius Ela in Samaria
18– 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israel
– 9 Erat annus septimus Osee filii Ela regis Israel

ELA IV.

Filius secundus Caleb filii Jephone.

1 *Par.* 4–15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et Ela, et Naham. Filii quoque Ela: Cenez

ELA V.

Filius Ozi, e stirpe Benjamin.

1 *Par.* 9– 8 Et Ela filius Ozi, filii Mochori

ELABORO.

Sap. 14–19 Elaboravit arte sua, ut similitudinem in melius figuraret.

ELAD.

Filius nonus et ultimus Suthala, et nepos Ephraim. Elad iste et frater suus Ezer cum descendissent in civitatem et in possessiones Geth, prædandi causa, viri indigenæ occiderunt eos. Et luxit Ephraim pater eorum multis diebus.

1 *Par.* 7–21 Hujus filius Suthala, et hujus filius Ezer et Elad

ELADA.

Filius Thahath, et ipse pater alterius Thahath.

1 *Par.* 7–20 Elada filius ejus, Thahath filius ejus, hujus filius Zabad

ELAI.

Avus Merari patris Judith.

Judith. 8– 1 Erat filia Merari... filii Elaï, filii Jamnor

ELAM et ELAMITÆ. *Vide* ÆLAM *et* ÆLAMITÆ.

ELANGUO.

Josue. 2– 9 Et elanguerunt omnes habitatores terræ
–11 Hæc audientes pertimuimus, et elanguit cor nostrum
Isai. 33– 9 Luxit, et elanguit terra; confusus est Libanus
–24 Nec dicet vicinus: Elangui
Joel. 1–10 Confusum est vinum, elanguit oleum
–12 Vinea confusa est, et ficus elanguit
Nahum. 1– 4 Infirmatus est Basan, et Carmelus: et flos Libani elanguit

ELASA I.

Filius Helles filii Azariæ, et ipse pater est Sisamoi, ex tribu Juda.

1 *Par.* 2–39 Azarias genuit Helles, et Helles genuit Elasa
–40 Elasa genuit Sisamoï, Sisamoï genuit Sellum

ELASA II.

Filius Rapha, e tribu Benjamin, et pater Asel.

1 *Par.* 8–37 Rapha, de quo ortus est Elasa, qui genuit Asel
9–43 Raphaïa, genuit Elasa: de quo ortus est Asel

ELASA III.

Inventus est de filiis sacerdotum, qui per captivitatem duxerant uxores alienigenas, quas postea dimiserunt simul et pueros ex his connubiis a lege vetitis procreatos. Elasa filius erat Pheshur.

1 *Esdr.* 10–22 Et de filiis Pheshur... Jozabed, et Elasa

ELASA IV.

Anno mundi 3436, *ante J. Ch.* 618. *Filius Saphan. Sedecias rex Juda, qui post mortem Hananiæ jam credebat Jeremiæ, destinavit Elasa et Gamariam ad Nabuchodonosor regem Babylonis legatos qui tributum ferrent, et pacem peterent; porro Jeremias ea occasione per Elasa et Gamariam epistolam misit de Jerusalem ad reliquias seniorum transmigrationis et ad sacerdotes, et ad Prophetas, et ad omnem populum quem traduxerat Nabuchodonosor de Jerusalem in Babylonem.*

Jerem. 29– 3 In manu Elasa filii Saphan, et Gamariæ

ELATE.

'Ελάτη nomen est Græcum significans germen palmæ novellum, seu involucrum instar calicis seu vaginulæ fructuum palmæ florentium. Porro vagina hac se pandente, prorumpunt flosculi numerosi modice densis et longis villis appensi, botri magni instar coacervati. Huic ergo elatæ sic sua filamenta diffundenti et flosculos ostentanti sponsi capillos comparat sponsa.

Cant. 5–11 Comæ ejus sicut elatæ palmarum, nigræ quasi corvus

ELATH.

Urbs et portus ad maris Rubri pene intimum recessum.

Deut. 2– 8 Per viam campestrem de Elath, et de Asiongaber

ELATIO.

Psal. 92– 4 Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus
2 *Mac.* 5–21 Existimans se... pelagus... ad iter agendum deducturum propter mentis elationem

ELATUS.

Rom. 1–30 Superbos, elatos, inventores malorum,
2 *Tim.* 3– 2 Erunt homines se ipsos amantes, cupidi, elati

ELCANA I.

Filius secundus Core filii Aminadab.

1 *Par.* 6–23 Elcana filius ejus, Abiasaph filius ejus
–25 Filii Elcana, Amasaï et Achimoth
–26 Et Elcana. Filii Elcana: Sophaï filius ejus
–36 Filii Elcana, filii Johel, filii Azariæ

ELCANA II. *Pater Sophaï.*

1 *Par.* 6–26 Et Elcana. Filii Elcana: Sophaï filius ejus.
–35 Filii Suph, filii Elcana, filii Mahath

ELCANA III.

E tribu Levi, filius Jeroham, paterque Samuelis. Habuitque domum, et habitavit in Ramatha cum Anna uxore sua, circa montes Ephraïm.

1 *Reg.* 1– 1 Fuit vir unus... et nomen ejus Elcana, filius Jeroham
– 4 Venit ergo dies, et immolavit Elcana
– 8 Dixit ergo ei Elcana vir suus: Anna, cur fles
–19 Cognovit a. Elcana Annam uxorem suam
–21 Ascendit a. vir ejus Elcana, et omnis domus
–23 Ait ei Elcana vir suus: Fac quod bonum tibi videtur
2–11 Et abiit Elcana Ramatha, in domum suam
–20 Et benedixit Heli Elcanæ et uxori ejus
1 *Par.* 6–27 Jeroham filius ejus, Elcana filius ejus
–34 Filii Elcana, filii Jeroham, filii Eliel

ELCANA IV.

Levites, pater Asa. Post reditum e captivitate Babylonis, habitavit in atriis Nethophati; Nethophati autem est urbs in tribu Juda.

1 *Par.* 9–16 Barachia filius Asa, filii Elcana

ELCANA V.

E tribu Benjamin. Venit ad David in Siceleg cum adhuc David fugeret Saül filium Cis, et erat Elcana inter fortissimos et egregios pugnatores.

1 *Par.* 12– 6 Elcana, et Jesia, et Azareel, et Joëzer

ELCANA VI.

Anno mundi 2990. *Barachias et Elcana janitores erant arcæ, quando transtulit eam David de domo Obededom in Jerusalem. Fortasse etiam curabant in via ne quisquam propius accederet.*

1 *Par.* 15–23 Et Barachias, et Elcana, janitores arcæ

ELCANA VII.

Anno mundi 3294, *ante J. Ch.* 760. *In regno Achaz regis Juda, Elcana secundus erat post regem; occidit eum Zechri, vir potens ex Ephraïm.*

2 *Par.* 28– 7 Occidit Zechri... Elcanam quoque secundum a rege

ELCESÆUS.

Elcese viculus est Galilææ, ex quo oriundus erat Nahum propheta. Porro prophetavit Nahum tempore Ezechiæ regis.

Nahum. 1– 1 Onus Ninive: Liber visionis Nahum Elcesæi

ELCHANAN.

Anno mundi 3012, *ante J. Ch.* 1042. *Filius patrui Asahel de Bethlehem. Elcanan vocatur etiam Adeodatus. Ipse est qui gigantem occidit nomine Goliath, fratrem Goliath quem interfecit David.*

1 *Par.* 11–26 Elchanan filii patrui ejus de Bethlehem

ELDAA.

Filius quintus Madian, nepotis Abrahæ et Ceturæ.

Gen. 25– 4 At vero ex Madian ortus est... et Abida, et Eldaa:
1 *Par.* 1–33 Filii autem Madian... et Abida, et Eldaa.

ELDAD.

Anno mundi 2544, *ante J. Ch.* 1510. *Cum omnis populus adversus Moysen jam tertiùm ulularet, et carnes posceret, in deserto Sin, congregavit Moyses, jussu Domini, et elegit septuaginta viros de senibus Israël, et descendit Dominus per nubem, auferens de spiritu qui erat in Moyse, et dans septuaginta viris qui prophetaverunt, nec eos amplius spiritus ille propheticus, quem ad regimen populi acceperant, destituit. Remanserant autem in castris duo viri, quorum unus vocabatur Eldad, et alter Medad, super quos requievit Spiritus; nam et ipsi inter septuaginta viros descripti fuerant, et non exierant ad tabernaculum ex humilitate, sese hoc honore indignos arbitrantes. Cumque prophetarent in castris, cucurrit puer et nuntiavit Moysi. Josue, veritus ne hoc Moysis auctoritatem imminueret, per Moysen prohibere conatus est. Moyses autem respondens: Quid æmularis, inquit, pro me? quis tribuat ut omnis populus prophetet, et det eis Dominus Spiritum suum?*

Num. 11–26 Quorum unus vocabatur Eldad, et alter Medad
–27 Eldad et Medad prophetant in castris

ELEALE.

Civitas Amorrhæorum in Galaad, quæ cecidit in sortem tribus Ruben. Meminit hujus et Isaias in visione contra Moab, et Jeremias: tempore S. Hieronymi grandis adhuc erat villa in primo ab Esbus milliario.

Num. 32– 3 Hesebon, et Eleale, et Saban, et Nebo, et Beon.
–37 Filii vero Ruben ædificaverunt Hesebon, et Eleale
Isaï. 15– 4 Clamavit a Hesebon, et Eleale, usque Jasa audita est vox eorum
16– 9 Inebriabo te lacryma mea, Hesebon, et Eleale
Jerem. 48–34 De clamore Hesebon usque Eleale, et Jasa

ELEAZAR *et* ELEAZARUS I.

Anno mundi 2583, *ante J. C.* 1471. *Filius tertius Aaron, cui successit in summo pontificatu, quo per decem et septem annos functus est. Proinde probabile est illum obiisse anno* 2600. *Successorem habuit filium suum Phinees, et sepultus est in montibus Ephraïm.*

Exod. 6–25 At vero Eleazar filius Aaron accepit uxorem de filiabus Phutiel
28– 1 Aaron, Nadab, et Abiu, Eleazar, et Ithamar
Levit. 10– 6 Locutusque est Moyses ad Aaron, et ad Eleazar
–12 Locutusque est Moyses ad Aaron, et ad Eleazar
–16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron
Num. 3– 2 Primogenitus ejus Nadab, deinde Abiu, et Eleazar, et Ithamar
– 4 Functiq. sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar
–32 Princeps a. principum Levitarum Eleazar
4–16 Super quos erit Eleazar filius Aaron sacerdotis
16–37 Præcipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti
–39 Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula ænea
19– 3 Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti
20–26 Indues ea Eleazarum filium ejus
–28 Induit eis Eleazarum filium ejus
–29 Illo mortuo in montis supercilio, descendit cum Eleazaro
25– 7 Quod cum vidisset Phinees filius Eleazari
–11 Phinees filius Eleazari... avertit iram meam
26– 1 Dixit Dominus ad Moysen et Eleazarum

Num. 26- 3 Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar
-60 Orti sunt Nadab et Abiu, et Eleazar
-63 Qui descripti sunt a Moyse et Eleazaro
27- 2 Steteruntque coram Moyse et Eleazaro
-19 Qui stabit coram Eleazaro sacerdote
-21 Eleazar sacerdos consulet Dominum
-22 Josuë, statuit eum coram Eleazaro
31- 6 Misit Moyses cum Phinees filio Eleazari
-12 Et adduxerunt ad Moysen, et Eleazarum
-13 Egressi sunt a. Moyses et Eleazar sacerdos
-21 Eleazar quoque sacerdos, ad viros... sic locutus est
-26 Tu et Eleazar sacerdos et principes vulgi.
-29 Et dabis eam Eleazaro sacerdoti
-31 Feceruntque Moyses et Eleazar, sicut præceperat Dominus
-41 Tradiditque Moyses... Eleazaro sacerdoti
-51 Susceperuntque Moyses et Eleazar sacerdos
32- 2 Venerunt ad Moysen, et ad Eleazarum
-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti
34-17 Terram vobis divident, Eleazar sacerdos, et Josuë
Deut. 10- 6 Sacerdotio functus est Eleazar filius ejus
Josue. 14- 1 Quam dederunt eis Eleazar sacerdos et Josuë
17- 4 Veneruntq. in conspectu Eleazari sacerdotis
19-51 Quas sorte diviserunt Eleazar sacerdos et Josuë
21- 1 Accesseruntque principes... ad Eleazarum
22-13 Miserunt... Phinees filium Eleazari sacerdotis
-31 Dixitque Phinees filius Eleazari sacerdos
24-33 Eleazar quoque filius Aaron mortuus est
Judic. 20-28 Phinees filius Eleazari... præpositus domus
1 Par. 6- 3 Filii Aaron... Eleazar et Ithamar
- 4 Eleazar genuit Phinees, et Phinees genuit Abisuë
-50 Eleazar filius ejus, Phinees filius ejus,
24- 1 Filii Aaron : Nadab, et Abiu, et Eleazar, et Ithamar
- 2 Sacerdotioque functus est Eleazar
- 3 Divisit eos David, id est, Sadoc de filiis Eleazari
- 4 Inventique sunt multo plures filii Eleazar Divisit autem eis, hoc est, filiis Eleazar
- 5 Tam de filiis Eleazar, quam de filiis Ithamar
- 6 Unam domum, quæ cæteris præerat, Eleazar
1 Esdr. 7- 5 Filii Phinees, filii Eleazar, filii Aaron
Eccli. 45-28 Phinees filius Eleazari tertius in gloria est

ELEAZAR *et* ELEAZARUS II.

Anno mundi 2940, *ante J. Ch.* 1114. *Levites filiusque Abinadab. Cum duceretur arca Domini de Bethsames ad Cariathiarim, et collocata est in domo Abinadab, in colle Gabaa intra tamen civitatem Cariathiarim, viri Gabaonitæ sanctificaverunt Elearum, id est, præfecerunt ut custodiret eam.*

1 Reg. 7- 1 Eleazarum a. filium ejus sanctificaverunt

ELEAZAR *et* ELEAZARUS III.

Filius Aod, seu Dodi, fratris Isai, patris Davidis Eleazar Ahohites secundus erat inter tres fortes viros qui erant cum David quando exprobraverunt Philisthiim timiditatem Hebræis objicientes, et congregati sunt in prælium.

2 Reg. 23- 9 Post hunc, Eleazar filius patrui ejus Ahohites
1 Par. 11-12 Et post eum Eleazar filius patrui ejus Ahohites

ELEAZAR *et* ELEAZARUS IV.

Eleazarus hic et Phinees non sunt coævi illi Moysis, sed alii qui, ut fieri solet, antiquorum nomina in filiis renovabant.

1 Par. 9-20 Phinees autem filius Eleazari, erat dux eorum coram Domino.

ELEAZAR *et* ELEAZARUS V.

Filius primogenitus Moholi, filii Merari. Mortuus est Eleazarus, et non habuit filios, sed filias quas acceperunt filii Cis fratres earum, id est, propinqui, juxta legem Domini.

1 Par. 23-21 Filii Moholi : Eleazar, et Cis.
-22 Mortuus est a. Eleazar et non habuit filios
24-28 Porro Moholi filius Eleazar, qui non habebat liberos

ELEAZAR *et* ELEAZARUS VI.

Qui cognominabatur Abaron, id est, fortis : Abir *enim est* potens, fortis; *frater Judæ Machabæi, et filius Mathathiæ. Dicitur etiam filius Saura.* LXX *habent* Ἐλεάζαρ ὁ Σαυράν, *et subintelligendum est* καλούμενος, dictus *seu* appellatus. *Cum vidisset unam de bestiis loricatam loricis regis et super cæteras eminentem, putavit in ea esse regem Antiochum Eupatorem, et dedit se ut liberaret populum suum et acquireret sibi nomen æternum; cucurrit ad eam audacter in medio legionis, interficiens a dextris et a sinistris, et ivit sub pedes elephantis, supposuit se ei et occidit eum. Cecidit bestia in terram super ipsum, et mortuus est illic anno mundi* 3890, *Romæ* 590, *ante J. Ch.* 164.

1 Mac. 2- 5 Et Eleazarum qui cognominabatur Abaron
6-43 Et vidit Eleazar filius Saura unam de bestiis

ELEAZAR *et* ELEAZARUS VII.

Anno mundi 3892, *Romæ* 592, *ante J. Ch.* 162. *Pater est Jasonis illius quem Judas Machabæus misit ad Romanos constituere cum illis amicitiam et societatem, ut auferrent ab eis jugum Græcorum, qui hoc tempore in servitutem premebant regnum Israel.*

1 Mac. 8-17 Et elegit Judas... Jasonem, filium Eleazari.

ELEAZAR *et* ELEAZARUS VIII.

Anno mundi 3594, *ante J. Ch.* 460. *Filius Phinees qui cum Esdra multisque aliis Judæis ascendit de captivitate Babylonis in Jerusalem. Die quarta appensum est argentum et aurum in domo Domini per manum Meremoth filii Uriæ sacerdotis, et cum eo Eleazar filius Phinees : vasaque omnia quæ secum ex Babylone asportaverant, in templo Dei restituta sunt.*

1 Esdr. 8-33 Et cum eo Eleazar filius Phinees

ELEAZAR *et* ELEAZARUS IX.

Anno mundi 3886, *Romæ* 586, *ante J. Ch.* 168. *Unus de primoribus scribarum, sacerdos et divinarum Litterarum scientia valde insignis, vir ætate provectus, et vultu decorus et venerabilis, aperto ore hians compellebatur carnem porcinam manducare. At ille gloriosissimam mortem magis quam odibilem vitam complectens, voluntarie præibat ad supplicium, id est, ad fustuarium; baculis enim et fustibus pulsari, dicitur a Græcis; decessit vita, non solum juvenibus, sed et universæ genti memoriam mortis suæ ad exemplum virtutis et fortitudinis derelinquens. Antiochiæ passus est martyrium, sub imperio et jussu Antiochi.*

2 Mac. 6-18 Igitur Eleazarus unus de primoribus scribarum
-24 Arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum

ELEAZAR X.

Filius Eliud, proavus sancti Joseph viri beatæ Virginis Mariæ, de qua natus est Jesus Christus.

Matth. 1-15 Eliud autem genuit Eleazar,
Eleazar autem genuit Mathan.

ELECTA I.

Anno post J. Ch. 96. *Matronæ cujusdam est nomen Christianæ, ad quam S. Joannes suam secundam Epistolam misit. Gratulatur Apostolus huic Electæ mulieri nobili ac filiis ejus, quod rectam de Jesu Christo fidem teneant; hortatur ut hæresium disseminatores summo studio devitent. Serarius et alii probabiliter putant nomine Electæ Ecclesiam aliquam intelligi.*

2 Joan. - 1 Senior Electæ dominæ, et natis ejus,

ELECTA II.

Soror Electæ præcedentis. Qui putant nomine Electæ significari Ecclesiam aliquam, interpretantur ac si dicat : Te, o electa Ecclesia Corinthiorum, salutant filii sororis tuæ, scilicet fideles electæ Ecclesiæ Ephesiorum.

2 Joan. -13 Salutant te filii sororis tuæ Electæ.

ELECTIO.

Act. 9-15 Quoniam vas electionis est mihi iste
Rom. 9-11 Ut secundum electionem propositum Dei maneret
11- 5 Reliquiæ secundum electionem gratiæ salvæ factæ sunt
- 7 Electio autem consecuta est :
-28 Secundum electionem autem, charissimi propter patres
1 Thes. 1- 4 Scientes, fratres... electionem vestram
2 Petr. 1-10 Ut... certam vestram... electionem faciatis

ELECTRIX.

Sap. 8- 4 Doctrix enim est... et electrix operum illius

ELECTRUM.

Ezech. 1- 4 De medio ejus quasi species electri,
-27 Et vidi quasi speciem electri, velut aspectum ignis
8- 2 Quasi aspectus splendoris, ut visio electri.

ELEEMOSYNA.

Tobiæ. 2-16 Pro qua eleemosynas et sepulturas faciebas
-22 Et eleemosynæ tuæ modo apparuerunt
4- 7 Ex substantia tua fac eleemosynam
-11 Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat
-12 Erit.. eleemosyna omnibus facientibus eam
9- 9 Quia filius es... et eleemosynas facientis
12- 8 Bona est... et eleemosyna magis quam thesauros auri recondere
- 9 Quoniam eleemosyna a morte liberat
14-11 Mandate ut faciant justitias et eleemosynas
Eccli. 3-15 Eleemosyna e. patris non erit in oblivione
-33 Et eleemosyna resistit peccatis
4- 1 Fili, eleemosynam pauperis ne defraudes
7-10 Et facere eleemosynam ne despicias
12- 3 Non est enim ei bene qui assiduus est in malis, et eleemosynas non danti
17-18 Eleemosyna viri quasi signaculum cum ipso
29-11 Et pro eleemosyna non trahas illum.
-15 Conclude eleemosynam in corde pauperis
31-11 Eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia
Dan. 4-24 Et peccata tua eleemosynis redime
Matth. 6- 2 Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te
- 3 Te a. faciente eleemosynam, nesciat sinist.
- 4 Ut sit eleemosyna tua in abscondito
Luc. 11-41 Verumt. quod superest, date eleemosynam
12-33 Vendite quæ possidetis, et date eleemosynam
Act. 3- 2 Ut peteret eleemosynam ab introeuntibus
- 3 Rogabat ut eleemosynam acciperet
-10 Quod ipse erat, qui ad eleemosynam sedebat
9-36 Hæc erat plena oper. bonis, et eleemosynis
10- 2 Faciens eleemosynas multas plebi
- 4 Et eleemosynæ tuæ, ascenderunt in memor.
-31 Et eleemosynæ tuæ commemoratæ sunt
24-17 Eleemosynas facturus in gentem meam, veni

ELEGANS.

Exod. 2- 2 Et peperit filium, et videns eum elegantem
2 Reg. 14-27 Filia una nomine Thamar, elegantis formæ
Judith. 8- 7 Erat autem eleganti aspectu nimis
Jerem. 46-20 Vitula elegans atque formosa Ægyptus
Hebr. 11-23 Eo quod vidissent elegantem infantem

ELEHANAN.

Unus inter triginta viros nobiliores qui Davidme secuti sunt, cum lateret in deserto fugiens persecutionem Saül.

2 Reg. 23-24 Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem

ELEMENTA.

Sap. 7-17 Ut sciam... et virtutes elementorum
19-17 In se enim elementa dum convertuntur
Galat. 4- 3 Sub elementis mundi eramus servientes
- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma et egena elementa
Colos. 2- 8 Secundum elementa mundi
-20 Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis hujus mundi
Hebr. 5-12 Quæ sint elementa exordii sermonum Dei
2 Petr. 3-10 Elementa vero calore solventur
-12 Et elementa ignis ardore tabescent ?

ELEPH. *Urbs in tribu Benjamin.*

Josue. 18-28 Et Sela, Eleph, et Jebus, quæ est Jerusalem

ELEPHAS *et* ELEPHANTUS.

3 Reg. 10-22 Deferens inde... et dentes elephantorum
1 Mac. 1-18 In curribus, et elephantis, et equitibus
3-34 Tradidit ei medium exercitum, et elephantos
6-30 Et elephanti triginta duo, docti ad prælium
-34 Et elephantis ostenderunt sanguinem uvæ
-35 Et astiterunt singulis elephantis mille viri
-46 Ivit sub pedes elephantis, et supposuit se ei
8- 6 Habens centum viginti elephantos
2 Mac. 11- 4 Et in octoginta elephantis confidebat
13- 2 Quinque millia, et elephantos viginti duos
-15 Interfecit... et maximum elephantorum
14-12 Nicanorem præpositum elephantorum ducem misit

ELEUTHERUS.

Fluvius quem Adrichomius ultra Ptolemaïdem et Tyrum collocat, non longe a Sidone, ex Libano monte prorumpentem. Ptolemæus tamen ultra Libanum constituit.

1 Mac. 11- 7 Usque ad fluvium qui vocatur Eleutherus

1 *Mac.* 12-30 Transierant enim flumen Eleutherum

ELEVATIO.

Levit. 7-34 Pectusculum enim elevationis... tuli
Judic. 15-17 Quod interpretatur elevatio maxillæ
Psal. 140- 2 Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum

ELEVATOR.

2 *Reg.* 22- 3 Elevator meus, et refugium meum... liberabis me

ELEVO.

Gen. 7-17 Et elevaverunt arcam in sublime a terra
13-10 Elevatis itaque Lot oculis, vidit omnem...
18- 2 Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri
22- 4 Elevatis oculis, vidit locum procul
24-63 Cumque elevasset oculos, vidit camelos ven.
29-11 Osculatus est eam : et elevata voce flevit
33- 1 Elevans autem Jacob oculos s., vidit... Esaü
45- 2 Elevavitque vocem cum fletu
Exod. 7-20 Et elevans virgam, percussit aquam fluminis
14-16 Tu autem eleva virgam tuam
29-24 Et sanctificabis eos elevans coram Domino
-26 Sanctificabisque illud elevatum coram Domino
Levit. 8-29 Tulitque pectusculum, elevans illud
9-21 Elevans coram Domino, sicut præceperat Moyses
10-15 Et adipes... elevaverunt coram Domino
23-11 Qui elevabit fasciculum coram Domino
-20 Cumque elevaverit eos sacerdos cum panibus
Num. 5-25 Et elevabit illud coram Domino
6-20 Susceptaque.. elevabit in conspectu Domini
8-21 Elevavitque eos Aaron in conspectu Dom.
10-11 Elevata est nubes de tabernaculo fœderis
-35 Cumque elevaretur arca, dicebat Moyses
16- 3 Cur elevamini super populum Domini?
20-11 Cumque elevasset Moyses manum
24- 2 Et elevans oculos, vidit Israel in tentoriis
Deut. 4-19 Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas
8-14 Elevetur cor tuum, et non reminiscaris
17-20 Nec elevetur cor ejus in superbiam
Josue. 8-19 Cumque elevasset clypeum ex adverso civitatis
Judic. 2- 4 Elevaverunt ipsi vocem suam, et fleverunt.
8-28 Nec potuerunt ultra cervices elevare
9- 7 Elevataque voce, clamavit, et dixit
19-17 Elevatisque oculis, vidit senex sedentem
Ruth. 1- 9 Quæ elevata voce flere cœperunt
-14 Elevata igitur voce, rursum flere cœperunt
1 *Reg.* 2- 8 Et de stercore elevat pauperem
6-13 Et elevantes oculos suos, viderunt arcam
2 *Reg.* 3-10 Et elevetur thronus David super Israël
13-34 Et elevavit puer speculator oculos suos
18-24 Elevans oculos, vidit hominem currentem
22-49 Et a resistentibus mihi elevas me
3 *Reg.* 1- 5 Adonias autem filius Haggith elevabatur
4 *Reg.* 19-22 Et elevasti in excelsum oculos tuos
2 *Par.* 26-16 Elevatum est cor ejus in interitum suum
32-25 Retribuit, quia elevatum est cor ejus
1 *Esdr.* 3-12 Vociferantes in lætitia, elevabant vocem
8-36 Et elevaverunt populum et domum Dei
2 *Esdr.* 8- 6 Amen, amen : elevans manus suas
Judith. 1- 7 Et cor ejus elevatum est : et misit ad omnes
10-20 Et elevaverunt eam servi Holofernis
14-14 Proximans ad cortinam, et elevans eam
Esth. 5-11 Et quanta cum gloria... rex elevasset
15-10 Cumque elevasset faciem
Job. 2-12 Cumque elevassent procul oculos suos
15-12 Quid te elevat cor tuum?
22-26 Et elevabis ad Deum faciem tuam
24-24 Elevati sunt ad modicum, et non subsistent
30-22 Elevasti me, et quasi super ventum ponens
38-34 Numquid elevabis in nebula vocem tuam?
39-27 Numquid ad præceptum tuum elevabitur
Psal. 8- 2 Quoniam elevata est magnificentia tua
23- 7 Et elevamini, portæ æternales : et introibit
- 9 Elevamini, portæ æternales : et introibit rex
36-35 Vidi impium... elevatum sicut cedros Libani
46-10 Dii fortes terræ vehementer elevati sunt
92- 3 Elevaverunt flumina, Domine : elevaverunt flumina vocem suam
Elevaverunt flumina fluctus suos
101-11 Quia elevans allisisti me
105-26 Et elevavit manum suam super eos
Prov. 14-34 Justitia elevat gentem : miseros aut. facit...
30-32 Est qui stultus apparuit postquam elevatus est in sublime
Isai. 2- 2 Et elevabitur super colles, et fluent ad eum
-14 Et super omnes colles elevatos
-17 Et elevabitur Dominus solus in die illa
3-16 Pro eo quod elevatæ sunt filiæ Sion
Isai. 5-26 Et elevabit signum in nationibus procul
6- 1 Super solium excelsum et elevatum
9-11 Elevabit Dominus hostes Rasin super eum
10-15 Quomodo si elevetur virga contra elevantem se, et exaltetur baculus
18- 3 Cum elevatum fuerit signum in montibus
30-25 Et super omnem collem elevatum, rivi
51-17 Elevare, elevare, consurge Jerusalem
52-13 Servus meus, exaltabitur, et elevabitur
62-10 Et elevate signum ad populos
63- 9 Et elevavit eos cunctis diebus sæculi
Jerem. 10-13 Et elevat nebulas ab extremitatibus terræ
13-15 Nolite elevari, quia Dominus locutus est
44-14 Et revertantur in terram Juda, ad quam ipsi elevant animas suas
51- 9 Judicium ejus, et elevatum est usque ad nubes
52-31 Elevavit Evilmerodach rex Babylonis
Ezech. 1-19 Et cum elevarentur animalia de terra, elevabantur simul et rotæ
-20 Et rotæ pariter elevabantur, sequentes eum
-21 Et cum elevatis a terra, pariter elevabantur et rotæ, sequentes ea
8- 3 Elevavit me Spiritus inter terram et cœlum
10- 4 Elevata est gloria Domini desuper Cherub
-15 Et elevata sunt Cherubim
-16 Et cum elevarent Cherubim alas suas
-17 Stabant : et cum elevatis elevabantur
-19 Et elevantia Cherubim alas suas
11- 1 Et elevavit me Spiritus, et introduxit me
-22 Et elevaverunt Cherubim alas suas
16-50 Et elevatæ sunt, et fecerunt abominationes
17-14 Ut sit regnum humile, et non elevetur
21-22 Ut elevet vocem in ululatu, ut ponat arietes
26- 8 Et elevabit contra te clypeum
28- 2 Eo quod elevatum est cor tuum, et dixisti
- 5 Et elevatum est cor tuum in robore tuo
- 6 Quod elevatum est cor tuum quasi cor Dei
-17 Et elevatum est cor tuum in decore tuo
29-15 Et non elevabitur ultra super nationes
31- 3 Elevatum est cacumen ejus
- 5 Propterea elevata est altitudo ejus
Et elevati sunt rami ejus præ aquis multis
-10 Et elevatum est cor ejus in altitudine sua
-14 Quam ob rem non elevabuntur in altitudine
43- 5 Elevavit me Spiritus, et introduxit me
Dan. 5-20 Quando autem elevatum est cor ejus
-23 Adversum Dominatorem cœli elevatus es
11-36 Rex, et elevabitur, et magnificabitur
12- 7 Cum elevasset dexteram et sinistram suam
Zach. 9-16 Lapides sancti elevabuntur super terram ej.
1 *Mac.* 1- 4 Exaltatum est, et elevatum cor ejus
4-12 Et elevaverunt alienigenæ oculos suos
5-30 Et factum est diluculo, cum elevassent oculos suos
9-39 Et elevaverunt oculos suos, et viderunt
Marc. 1-31 Accedens elevavit eam, apprehensa manu
9-26 Jesus autem tenens manum ejus, elevavit eum
Luc. 6-20 Ipse elevatis oculis in Discipulos suos
16-23 Elevans autem oculos suos, cum esset in tormentis
24-50 Et elevatis manibus suis benedixit eis
Joan. 11-41 Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit
Act. 1- 9 Cum hæc dixisset, videntibus illis, elevatus est
10-26 Petrus vero elevavit eum, dicens : Surge

ELI.

Sanctus Marcus habet Eloï, Eloï, *eadem sententia, paululum inflexo vocabulo; utroque enim modo dicunt Hebræi*, Deus meus, Eli *et* Eloï. *Probabilius Jesum dixisse* Eli.

Matth. 27-46 Clamavit Jesus voce magna, dicens : Eli, Eli

ELIA I.

Filius secundus Jeroham, frater Jersia et Zechri. Hi patriarchæ, et cognationum principes, qui habitaverunt in Jerusalem.

1 *Par.* 8-27 Et Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham

ELIA II.

Filius secundus Harim. Uxorem alienigenam duxerat per captivitatem Babylonis, quam postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-21 De filiis Harim, Maasia, et Elia, et Semeia

ELIA III.

Sextus filius Elam. Is et ipse duxerat uxorem de filiabus alienigenarum, quam postea consensit dimittere.

1 *Esdr.* 10-26 Et de filiis Ælam... et Jerimoth, et Elia

ELIAB I. *Filius Helon.*

Num. 1- 9 De Zabulon, Eliab filius Helon
2- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius Helon
7-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab filius Helon
-29 Hæc est oblatio Eliab filii Helon
10-16 In tribu Zabulon erat princeps Eliab filius Helon

ELIAB II.

Pater Dathan et Abiron, de filiis Ruben.

Num. 16- 1 Dathan atque Abiron filii Eliab
-12 Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan et Abiron filios Eliab
26- 8 Filius Phallu, Eliab
Deut. 11- 6 Et Dathan atque Abiron filiis Eliab, qui fuit filius Ruben

ELIAB III.

Primogenitus filiorum Isaï seu Jesse patris Davidis.

1 *Reg.* 16- 6 Cumque ingressi essent, vidit Eliab, et ait
17-13 Perrexerunt ad bellum, Eliab primogenitus
-28 Quod cum audisset Eliab frater ejus major
1 *Par.* 2-13 Isaï autem genuit primogenitum Eliab
2 *Par.* 11-18 Duxit a. Roboam... filiam Eliab filii Isaï

ELIAB IV.

Filius Nabath, paterque Jeroham e tribu Levi.

1 *Par.* 6-27 Eliab filius ejus (*Nabath*), Jeroham filius
15-18 Eliab, et Banaïam, et Maasiam
-20 Eliab, et Maasias, et Banaïas, in nablis arcana cantabant
16- 5 Eliab, et Banaïam, et Obededom

ELIAB. V.

Vir Israelita fortissimus, egregiusque pugnator, qui, cum adhuc David fugeret Saül filium Cis, et lateret in deserto, transfugerat ad eum de Gaddi.

1 *Par.* 12- 9 Ezer princeps, Obdias secundus, Eliab tertius,

ELIABA.

Numeratus inter triginta viros nobiliores exercitus David.

2 *Reg.* 23-32 Eliaba de Salaboni
1 *Par.* 11-32 Eliaba Salabonites

ELIACHIM I.

Anno mundi 3346, Romæ 46, ante J. Ch. 708. Tempore quo Nabuchodonosor rex Babylonis Holofernem miserat ad expugnandam Judæam, tremor et horror invasit sensus populi, ne hoc faceret Holofernes Jerusalem et templo Domini quod fecerat cæteris civitatibus et templis earum. Præoccupaverunt ergo omnes vertices montium in omni Samaria usque Jericho, et muris circumdederunt vicos. Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad universos qui erant contra Esdrelon, contra faciem campi magni juxta Dothain, ut Israelitæ obtinerent ascensus montium, per quos via esse poterat ad Jerusalem. Porro regnabat hoc tempore Manasses ex captivitate reversus; ejus tamen in libro Judith mentio non est, fortasse quia ipse sibi defendendam Jerusalem susceperat, reliquum vero regnum summo sacerdoti Joachim reliquerat propugnandum. Erant alioqui Samaritani Judæis inimici; commune tamen periculum suadebat inire fœdus ut se ab Holoferne tuerentur.

Judith. 4- 5 Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad universos
- 7 Secundum quod constituerat eis sacerdos Domini Eliachim
-11 Tunc Eliachim, sacerdos Domini magnus

ELIACHIM II.

Anno 3516. *Unus e sacerdotibus qui cum Zorobabel e captivitate Babylonis ascenderunt.*

2 *Esdr.* 12-40 Et sacerdotes Eliachim, Maasia, Miamin,

ELIACIM I *vel* ELIAKIM.

Anno mundi 3322, Romæ 22, ante J. Ch. 732. Filius Helciæ, præpositus domus regiæ Ezechiæ. LXX vocant οἰκονόμον, œconomum, *Josephus* ἐπίτροπον τῆς βασιλείας, *id est, procuratorem regiæ, quem aliqui præfectum prætorio interpretantur. Multi tamen et graves auctores putant Eliacim præpositum domus dici, quod esset pontifex, et domui Domini.*

hoc est, templo præpositus. Eliacim, Sobna scriba et Joahe, a commentariis Rabsacem regemque Assyriæ adierunt, a quibus nonnisi verba dura audierunt, quæ scissis vestibus nuntiaverunt Ezechiæ.

4 Reg. 18-18 Egressus est a. ad eos Eliacim filius Helciæ,
-26 Dixerunt a. Eliacim filius Helciæ, et Sobna
-37 Venitque Eliacim filius Helciæ
19- 2 Et misit Eliacim præpositum domus
Isai. 22-20 Vocabo servum meum Eliacim filium Helciæ
36- 3 Et egressus est ad eum Eliacim filius Helciæ
-11 Et dixit Eliacim, et Sobna, et Joahe ad Rabsacen
-22 Et ingressus est Eliacim filius Helciæ
37- 2 Et misit Eliacim, qui erat super domum

ELIACIM II *vel* ELIAKIM.

Anno mundi 3425, *Romæ* 125, *ante J. Ch.* 629. *Filius primogenitus Josiæ regis Juda. Eum regem constituit Pharao Nechao rex Ægypti pro Josia patre ejus, vertitque nomen ejus Joakim; quæ nominis impositio dominativæ potestatis signum est. Porro Joachaz, quem sibi constituerant regem Judæi, tulit et duxit in Ægyptum, ubi mortuus est. Eliacim iste, sive Joachim, appellatus etiam est Jechonias in Matth.* 1-11. *Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit in Jerusalem, et malum fecit coram Domino. Vinctus catenis, ductus est in Babylonem a Nabuchodonosor, multotiesque conspiravit una cum Evilmerodach adversus regem Babylonis qui tum erat Nabuchodonosor iste qui ex hominibus abjectus est, et fœnum ut bos comedit.*

4 Reg. 23-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ
2 Par. 36- 4 Constituitque pro eo regem, Eliakim fratrem

ELIACIM III *vel* ELIAKIM.

Anno mundi 3516, *Romæ* 216, *ante J. Ch.* 538. *Filius Abiud filii Zorobabel et pater Azor. Ascendit e captivitate Babylonis, cum Cyrus, rex Persarum, Judæis permisit in toto imperio dispersis ut Jerusalem repeterent, vasaque secum omnia sacra asportarent quæ tulerat Nabuchodonosor rex Babylonis. Inter majores Jesu Christi secundum carnem annumeratur.*

Matth. 1-13 Abiud autem genuit Eliacim
Eliacim autem genuit Azor

ELIACIM IV *vel* ELIAKIM.

Filius Melea filii Menua. A S. Luca numeratur inter majores Jesu Christi secundum carnem.

Luc. 3-30 Qui fuit Jona, qui fuit Eliakim

ELIADA I, *vel* ELIODA *et* BAALIADA.

Filius quem duodecimum genuit David in Jerusalem.

1 Par. 3- 8 Necnon Elisama, et Eliada, et Elipheleth

ELIADA II.

Pater Rasonis quem suscitavit Dominus Salomoni adversarium. Cum Rason esset dux in exercitu Adarezer regis Soba, videns jam inclinari aciem regis Syriæ, victoriamque ad David vergi, fugit ex prælio, relicto domino, congregavit adversus eum viros fugitivos, reliquias eorum qui ex illo prælio evaserant, et factus est princeps latronum. Constituerunt eum regem in Damasco, permittente David, sed tributum imperante, et præsidium militum Damasci constituente, ut constat ex 2 *Reg.* 8-6. *Eratque adversarius Israeli cunctis diebus Salomonis, tributum negando, et fortasse etiam præsidium Israelitarum ejiciendo.*

3 Reg. 11-23 Suscitavit quoque ei Deus adversarium Rason filium Eliada, qui fugerat Adarezer

ELIADA III.

Vir robustus ad prælia in exercitu Josaphat regis Juda. Ad aciem ducebat tenentium arcum et clypeum ducenta millia virorum.

2 Par. 17-17 Hunc sequebatur robustus ad prælia Eliada

ELIAM I *vel* AMMIEL.

Pater Bethsabee uxoris Uriæ Hethæi. Eliam hunc fuisse filium Achitophel affirmat D. Hieronymus in Traditionibus. Bethsabee dicitur filia Ammiel et filia Eliam; sed dicendum est ejus parentem binomium fuisse, vel hæc duo nomina poni pro eodem, cum eamdem habeant significationem.

2 Reg. 11- 3 Quod ipsa esset Bethsabee filia Eliam, uxor Uriæ Hethæi
23-34 Eliam filius Achitophel Gelonites

ELIAS.

Propheta e genere sacerdotali et tribu Levitica. Longior est historia Eliæ ut hic referri queat. Vid. lib. 3 *Regum a cap.* 17 *ad finem, et lib.* 4 *usque ad cap.* 10. *At non prætereundum Jesum Christum, cum transfiguratus est super montem Thabor in conspectu trium Apostolorum, habuisse testes veteris Legis Eliam et Moysen quibuscum loquebatur. Affuit verus Moyses et verus Elias; Elias quidem ex Paradiso terrestri, vel alio quopiam loco ubi agebat, per Angelum adductus; mortuus enim non est: Moysis vero anima ex limbis assumpta. Apparuerunt autem Moyses Veteris Testamenti promulgator, et Elias propheta, Christumque adorantes venerati sunt, et Dominum confessi: 1° ut intelligerent Discipuli Christum et Prophetarum et Moysis esse Dominum, non autem esse Eliam, aut Jeremiam, aut Joannem Baptistam, aut unum ex Prophetis, ut populus aiebat; 2° ut agnoscerent tam legem a Moyse promulgatam, quam Prophetas illi testimonium perhibere; 3° ut futuri sui adventus imaginem Jesus repræsentaret; nam ante secundum adventum ejus Moyses et Elias venturi sunt*

3 Reg. 17- 1 Et dixit Elias Thesbites de habitatoribus Galaad
-13 Ad quam Elias ait: Noli timere, sed vade
-15 Quæ abiit, et fecit juxta verbum Eliæ
-16 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat in manu Eliæ
-18 Dixit ergo ad Eliam: Quid mihi et tibi, vir Dei?
-19 Et ait ad eam Elias: Da mihi filium tuum
-22 Et exaudivit Dominus vocem Eliæ
-23 Tulitque Elias puerum, et deposuit eum
-24 Dixitque mulier ad Eliam: Nunc in isto cognovi
18- 1 Factum est verbum Domini ad Eliam
- 2 Ivit ergo Elias, ut ostenderet se Achab
- 7 Cumque esset Abdias in via, Elias occurrit ei
Et ait: Num tu es, Domine mi, Elias?
- 8 Vade, et dic domino tuo: Adest Elias
-11 Vade, et dic domino tuo: Adest Elias
-14 Vade, et dic domino tuo: Adest Elias
-15 Et dixit Elias: Vivit Dominus exercituum
-16 Venitque Achab in occursum Eliæ
-21 Accedens autem Elias ad omnem populum,
-22 Et ait rursus Elias ad populum
-25 Dixit ergo Elias prophetis Baal
-27 Cumque esset jam meridies, illudebat illis Elias
-30 Dixit Elias omni populo: Venite ad me
-36 Accedens Elias propheta, ait: Domine Deus Abraham
-40 Dixitque Elias ad eos: Apprehendite prophetas
Duxit eos Elias ad torrentem Cison, et interfecit eos
-41 Et ait Elias ad Achab: Ascende, comede, et bibe
-42 Elias autem ascendit in verticem Carmeli
-46 Et manus Domini facta est super Eliam
19- 1 Nuntiavit a... omnia quæ fecerat Elias
- 2 Misitque Jezabel nuntium ad Eliam, dicens
- 3 Timuit ergo Elias, et surgens abiit
- 9 Dixitque illi: Quid hic agis, Elia?
-13 Quod cum audisset Elias, operuit vultum
Ecce vox ad eum dicens: Quid hic agis, Elia?
-19 Profectus ergo inde Elias, reperit Eliseum
Cumq. venisset Elias ad eum, misit pallium
-20 Qui... relictis bobus, cucurrit post Eliam
-21 Et secutus est Eliam, et ministrabat ei
21-17 Factus est igitur sermo Domini ad Eliam
-20 Et ait Achab ad Eliam: Num invenisti
4 Reg. 1- 3 Angelus a. Domini locutus est ad Eliam
- 4 Sed morte morieris. Et abiit Elias.
- 8 Qui ait: Elias Thesbites est
-10 Respondensque Elias, dixit quinquagenario
-12 Respondens Elias, ait: Si homo Dei ego sum
-13 Curvavit genua contra Eliam, et precatus est
-15 Locutus est autem Angelus Domini ad Eliam
-17 Mortuus est ergo juxta sermonem Domini, quem locutus est Elias
4 Reg. 2- 1 Cum levare vellet Dominus Eliam per turbinem
Ibant Elias et Eliseus de Galgalis
- 2 Dixitque Elias ad Eliseum: Sede hic
- 4 Dixit autem Elias ad Eliseum: Sede hic
- 6 Dixit autem ei Elias: Sede hic
- 8 Tulitq. Elias pallium suum, et involvit illud
- 9 Elias dixit ad Eliseum: Postula quod vis ut faciam tibi
-11 Et ascendit Elias per turbinem in cœlum
-13 Et levavit pallium Eliæ, quod ceciderat ei
-14 Et pallio Eliæ, quod ceciderat ei, percussit aquas
Et dixit: Ubi est Deus Eliæ etiam nunc?
-15 Requievit spiritus Eliæ super Eliseum
3-11 Est hic... qui fundebat aquam super manus Eliæ
9-36 Sermo Domini est, quem locutus est per servum suum Eliam Thesbiten
10-10 Quod locutus est in manu servi sui Eliæ
-17 Juxta verbum Domini quod locutus est per Eliam
2 Par. 21-12 Allatæ sunt a. ei litteræ ab Elia propheta
Eccli. 48- 1 Et surrexit Elias propheta, quasi ignis
- 4 Sic amplificatus est Elias in mirabilibus suis
-13 Elias quidem in turbine tectus est
Malac. 4- 5 Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam
1 Mac. 2-58 Elias, dum zelat zelum legis, receptus est in cœlum
Matth. 11-14 Ipse est Elias, qui venturus est
16-14 Dixerunt.. Alii a. Eliam, alii vero Jeremiam
17- 3 Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias
- 4 Tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum
-10 Dicunt quod Eliam oporteat primum venire
-11 Elias quidem venturus est, et restituet omnia
-12 Quia Elias jam venit, et non cognoverunt
27-47 Et audientes, dicebant: Eliam vocat iste
-49 Sine videamus an veniat Elias liberans eum
Marc. 6-15 Alii autem dicebant: Quia Elias est
8-28 Dicentes: Joannem Baptistam, alii Eliam
9- 3 Et apparuit illis Elias cum Moyse
- 4 Tibi unum, et Moysi unum, et Eliæ unum
-10 Quia Eliam oportet venire primum
-11 Elias, cum venerit primo, restituet omnia
-12 Sed dico vobis quia et Elias venit
15-35 Dicebant: Ecce Eliam vocat
Luc. 1-17 Præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ
4-25 Multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israël
-26 Et ad nullam illarum missus est Elias
9- 8 Quia Elias apparuit: ab aliis autem
-19 Et dixerunt: Joannem Baptistam, alii autem Eliam
-30 Erant autem Moyses et Elias
-33 Faciamus tria tabernacula... et unum Eliæ
Joan. 1-21 Quid ergo? Elias es tu?
-25 Si tu non es Christus, neque Elias
Jacob. 5-17 Elias homo erat similis nobis passibilis

ELIASAPH.

Anno mundi 2545, *ante J. Ch.* 1509. *Filius Duel vel Lael, princepsque tribus Gad.*

Num. 1-14 De Gad, Eliasaph filius Duël
2-14 In tribu Gad princeps fuit Eliasaph filius Duël
3-24 Sub principe Eliasaph filio Lael
7-42 Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaph filius Duel
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duël
10-20 Porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph filius Duël

ELIASIB I.

Anno mundi 3020, *ante J. Ch.* 1034. *Princeps familiæ sacerdotalis, cui exivit undecima sors ad ministrandum in domo Dei.*

1 Par. 24-12 Undecima Eliasib, duodecima Jacim

ELIASIB II.

Vel non erat hic Eliasib pontifex, sed ei synonymus; nam Eliasib pontificis filius dictus est Joiada, ut habetur 2 *Esdr.* 12-10: *vel, quod probabilius est, Johanan, cujus hic mentio fit, secundus aut tertius filius fuit Eliasib pontificis.*

1 Esdr. 10- 6 Et abiit ad cubiculum Johanan filii Eliasib

ELIASIB III.

Israelitæ tres ejusdem nominis leguntur et numerantur inter eos qui uxores duxerant alienigenas, quas postea dimiserunt, et filios ex connubiis istis procreatos.

1 Esdr. 10-24 Et de cantoribus, Eliasib
-27 Et de filiis Zethua, Elioënaï, Eliasib
-36 Vania, Marimuth, et Eliasib

ELIASIB IV.

Anno mundi 3600, ante J. Ch. 454. Sacerdos magnus, et hic tertius ab ascensione e captivitate Babylonis. Cum ab Artaxerxe licentiam obtinuissent Judæi potestatemque reædificandi muros et templum Dei, Eliasib et fratres ejus sacerdotes ædificaverunt portam Gregis, et sanctificaverunt usque ad turrim Hananeel.

2 *Esdr.* 3- 1 Et surrexit Eliasib sacerdos magnus
-20 Usque ad portam domus Eliasib sacerdotis
-21 A porta domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib

ELIASIB V.

Anno mundi 3516, ante J. Ch. 538. Sacerdos filius Joacim, filii Josue, filii Josedech, et pater Joiadæ. Numeratur in sacerdotibus qui cum Zorobabel e captivitate Babylonis ascenderunt sub imperio Cyri regis Persarum.

2 *Esdr.* 12-10 Josuë a. genuit Joacim, et Joacim genuit Eliasib, et Eliasib genuit Joïada
-22 Levitæ in diebus Eliasib, et Joïada
-23 Et usque ad dies Jonathan, filii Eliasib
13-28 De filiis autem Joïada filii Eliasib

ELIASIB VI.

Sacerdos qui fuerat præpositus gazophylacio domus Dei. Erat autem locus amplus in quem recondebantur varia munera et decimæ, non solum quæ pontifici, sed etiam quæ Levitis obveniebant, quibus Eliasib præfecerat Tobiam propinquum suum ex affinitate, qui cum esset hostis Judæorum (Ammonites enim erat, et Ammonitas, Moabitas, aliosque populos qui non pertinebant ad populum Israel, separaverat lex Moysis, ut expertes essent conjugiorum cum fidelibus, et jure civium Hebræorum carerent, cœtibusque non adessent, etc.) quæ ad Levitarum sustentationem pertinebant intervertebat, aut maligne distribuebat, nixus auctoritate Eliasib. Anno mundi 3629, Romæ 329, ante J. Ch. 425. Peccavit ergo graviter Eliasib, faciens Tobiæ thesaurum in vestibulis domus Dei.

2 *Esdr.* 13- 4 Et super hoc erat Eliasib sacerdos.
- 7 Intellexi malum quod fecerat Eliasib Tobiæ

ELIASUB. *Filius secundus Elioenaï.*

1 *Par.* 3-24 Filii Elioënaï, Oduia, et Eliasub

ELIATHA.

Filius octavus Heman. Heman erat Videns regis, *id est, cantor, aut musicus regius, aut cantoribus præfectus.*

1 *Par.* 25- 4 Filii Heman... Hanani, Eliatha
-27 Vigesima (*sors*) Eliatha, filiis et fratribus

ELICA.

Numeratur inter triginta nobiliores exercitus Davidis.

2 *Reg.* 23-25 Semma de Harodi, Elica de Harodi

ELICI.

Varia hic est lectio; nam legunt aliqui Eliochorum, alii Euchorum; Græca vero interpretatio Elymæorum vel Elymorum præbet. Nabuchodonosor rex Assyriorum pugnavit contra Arphaxad regem Medorum in campo Erioch regis Elicorum; vicit eum captivumque fecit, anno mundi 3345, ante J. Ch. 709.

Judith. 1- 6 In campo Erioch regis Elicorum

ELICIO.

Prov. 30-33 Qui a. fortiter premit ubera ad eliciendum lac, exprimit butyrum; et qui vehementer emungit, elicit sanguinem

ELIDAD.

Filius Chaselon in tribu Benjamin. Inter viros nominatur quos constituit Moyses ut cum Eleazaro sacerdote, Josue, aliisque tribuum principibus dividerent terram promissam populo Israelitico.

Num. 34-21 De tribu Benjamin, Elidad filius Chaselon.

ELIDO.

4 *Reg.* 8-12 Parvulos eor. elides, et prægnantes divides
Job. 30-22 Quasi sup. ventum ponens elisisti me valide
Psal. 144-14 Et erigit omnes elisos
145- 8 Dominus erigit elisos, Dom. diligit justos
Eccli. 1-39 Et in medio synagogæ elidat te
6- 2 Ne forte elidatur virtus tua per stultitiam
8-19 Et ubi non est adjutorium, elidet te
Osee. 14- 1 Pereant, parvuli eorum elidantur
Nahum. 3-10 Parvuli ejus elisi sunt in capite
2 *Mac.* 3-25 Isque cum impetu Heliodoro priores calces elisit
Marc. 9-19 Elisus in terram, volutabatur spumans
Luc. 9-39 Apprehendit eum, et subito clamat, et elidit
-42 Et cum accederet, elisit illum dæmonium

ELIEL I.

Vir fortissimus et potens, dux que nominatus in familia sua, et princeps domus cognationis suæ in tribu Manasse.

1 *Par.* 5-24 Eliel, et Ezriel... viri fortissimi

ELIEL II.

Levites, filius Thohu, de stirpe Caath, filii Levi.

1 *Par.* 6-34 Filii Jeroham, filii Eliel, filii Thohu

ELIEL III *et* ELIEL IV.

Duo sunt viri de eadem tribu istius nominis, qui post captivitatem Jerusalem redierunt ibique manserunt.

1 *Par.* 8-20 Elioënaï, et Selethaï, et Eliel
-22 Et Jespham, et Heber, et Eliel

ELIEL V *et* ELIEL VI.

Numerantur inter viros fortissimos exercitus Davidis.

1 *Par.* 11-46 Eliel Mahumites, et Jeribaï... Eliel, et Obed, et Jasiel de Masobia

ELIEL VII.

Cum adhuc David fugiens Saül filium Cis lateret in deserto, transfugerunt ad eum viri robustissimi et pugnatores optimi, in quibus numeratur Eliel iste.

1 *Par.* 12-11 Ethi sextus, Eliel septimus.

ELIEL VIII.

Vir ex origine sacerdotali; numeratur inter principes familiarum Leviticarum quos adhibuit David in translationem arcæ de domo Obededom.

1 *Par.* 15- 9 De filiis Hebron, Eliel princeps
-11 Vocavitque David... Eliel, et Aminadab

ELIEL IX.

Præpositus horreis quæ præparavit Ezechias rex in domo Domini.

2 *Par.* 31-13 Et Eliel, et Jesmachias, et Mahath

ELIEZER I.

Anno mundi 2178, ante J. Ch. 1876. Procurator domus Abrahæ, pater Damasci vel Damasceni, quod Damascena matre natus esset. Eliezer servus est fidelis qui, cum Abraham senex esset, in Mesopotamiam profectus est, et adduxit de domo Nachor fratris Abrahæ, Rebeccam filiam Bathuelis quam Isaac uxorem accepit.

Gen. 15- 2 Filius procuratoris domus meæ iste Damascus Eliezer

ELIEZER II.

Anno mundi 2504, ante J. Ch. 1550. Filius secundus Moysis et Sephoræ, fraterque Gerson. Natus est in terra Madian, anno secundo post egressionem Moysis jam quadragenarii e regia Pharaonis et suum apud Jethro sacerdotem principemque hujus regionis secessum, ubi duxit uxorem Sephoram filiam Jethro. Cumque Deus Moysen misisset ad liberandum populum Israel de servitute Ægypti, cumque esset in itinere, in diversorio occurrit ei Dominus, et volebat occidere eum; omissio circumcisionis filii Eliezer in hoc periculum adduxit Moysen, quod ipse futurus legislator jussum Domini de circumcisione neglexisset. Causa omissionis fuisse videtur, quod filio Eliezer recens nato timuerit ab itineris agitatione, si illum circumcidisset. Tulit illico Sephora acutissimam petram, et circumcidit præputium filii sui, et Angelus dimisit Moysen.

Exod. 2-22 Alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer
18- 4 Alter vero Eliezer: Deus enim, ait, patris mei adjutor meus
1 *Par.* 23-15 Filii Moysi: Gersom, et Eliezer
-17 Fuerunt autem filii Eliezer: Rohobia primus: et non erant Eliezer filii alii
26-25 Fratres quoque ejus Eliezer, cujus filius Rabahia

ELIEZER III

Filius tertius Bechor filii Benjamin.

1 *Par.* 7- 8 Filii Bechor: Zamira, et Joas, et Eliezer

ELIEZER IV.

Anno mundi 2990, ante J. Ch. 1064. Septimus sacerdotum qui clangebant tubis coram arca Dei, quando eam transtulit David de domo Obededom.

1 *Par.* 15-24 Banaïas, et Eliezer, sacerdotes, clangebant tubis

ELIEZER V.

Filius Zechri, princeps tribus Ruben.

1 *Par.* 27-16 Rubenitis (*præerat*), dux Eliezer filius Zechri

ELIEZER VI.

Prophetavit iste Eliezer filius Dodau de Maresa ad Josaphat, dicens: Quia habuisti fœdus cum Ochozia, rege Israel, percussit Dominus opera tua, contritæque sunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis.

2 *Par.* 20-37 Prophetavit autem Eliezer filius Dodau

ELIEZER VII, VIII, IX *et* X.

Quatuor sunt viri istius nominis qui cum Esdra ascenderunt e captivitate Babylonis, uxoresque dimiserunt alienigenas quas invita lege duxerant.

1 *Esdr.* 10-18 Eliezer, et Jarib, et Godolia
-23 Et de filiis Levitarum... Juda, et Eliezer
-25 De filiis Pharos... Eliezer, et Melchia
-31 Et de filiis Herem, Eliezer, Josuë

ELIEZER XI.

Sacerdos qui cum Esdra ascendit e captivitate Babylonis.

1 *Esdr.* 8-16 Itaque misi Eliezer, et Ariel, et Semeïam

ELIEZER XII.

Hunc numerat sanctus Lucas inter majores Jesu Christi secundum carnem e stirpe sacerdotali.

Luc. 3-29 Qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer

ELIGO *et* ELECTUS.

Gen. 6- 2 Acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant
13- 9 Si tu dexteram elegeris, ego ad sinistram pergam
-11 Elegitque sibi Lot regionem circa Jordanem
23- 6 In electis sepulcris nostris sepeli mortuum
Exod. 14- 7 Tulitque sexcentos currus electos
15- 4 Electi principes ejus submersi sunt
17- 9 Elige viros, et egressus, pugna contra Amalec
18-25 Et electis viris strenuis de cuncto Israël
30-23 Sume tibi... primæ myrrhæ et electæ quingentos siclos
Levit. 27-33 Non eligetur nec bonum nec malum
Num. 11-28 Et electus e pluribus, ait: Domine mi Moyses, prohibe eos
16- 5 Et quos elegerit, appropinquabunt ei
- 7 Et quemcumque elegerit, ipse erit sanctus
17- 5 Quem ex his elegero, germinabit virga ejus
18-29 Quæ offeretis... optima et electa erunt
24-22 Electus de stirpe Cin, quandiu poteris permanere?
31- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur
Deut. 4-37 Quia... et elegit semen eorum post eos
7- 6 Te elegit Dominus Deus tuus, ut sis ei populus peculiaris
- 7 Vobis junctus est Dominus, et elegit vos
10-15 Amavit eos, elegitque semen eorum post eos
12- 5 Sed ad locum quem elegerit Dominus Deus
-11 In loco quem elegerit Dominus Deus vester
-14 In eo quem elegerit Dom... offeres hostias
-18 Comedes ea, in loco quem elegerit Dominus
-21 Locus autem quem elegerit Dominus Deus
-26 Et venies ad locum quem elegerit Dominus
14- 2 Te elegit ut sis ei in populum peculiarem
-23 Et comedes... in loco quem elegerit
-24 Et locus quem elegerit Dominus Deus tuus
-25 Proficisceris ad locum quem elegerit Dom.
15-20 Comedes ea... in loco quem elegerit Dom.
16- 2 Immolabisque... de bobus, in loco quem elegerit Dominus
- 6 Sed in loco quem elegerit Dominus Deus
- 7 Et comedes in loco quem elegerit Dominus
-11 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus
-15 Celebrabis in loco quem elegerit Dominus
-16 Apparebit omne masculinum... in loco quem elegerit
- 8 Ascende ad locum quem elegerit Dominus
-10 Qui præsunt loco quem elegerit Dominus
-15 Eum constitues quem Dominus Deus tuus elegerit
18- 5 Ipsum enim elegit Dominus Deus tuus
- 6 Desiderans locum quem elegerit Dominus

Deut. 21- 5 Quos elegerit Dominus Deus tuus ut ministrent ei
26- 2 Pergesque ad locum quem Dominus Deus tuus elegerit
-17 Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus
-18 Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris
30-19 Elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen
31-11 Ut appareant...in loco quem elegerit Dom.
Josue. 4- 2 Elige duodecim viros singulos per singulas tribus
- 4 Vocavitque Josuë... quos elegerat de filiis Israël
8- 3 Electa triginta millia virorum fortium misit
-12 Quinque autem millia viros elegerat
9-27 In loco quem Dominus elegisset
18- 4 Eligite de singulis tribubus ternos viros
24-15 Eligite hodie quod placet
-22 Quia ipsi elegeritis vobis Dominum
Judic. 5- 8 Nova bella elegit Dominus
-30 Et pulcherrima fœminarum eligitur ei
10-14 Ite, et invocate deos quos elegistis
20-10 Decem viri eligantur e centum ex omnibus
1 *Reg.* 2-28 Et elegi eum ex omnibus tribubus Israël
8-18 Clamabitis... a facie regis vestri, quem elegistis vobis
9- 2 Erat ei filius vocabulo Saül, electus
10-24 Certe videtis quem elegit Dominus
12-13 Rex vester, quem elegistis et petistis
13- 2 Et elegit sibi Saül tria millia de Israël
16- 8 Qui dixit : Nec hunc elegit Dominus
- 9 De quo ait :Etiam hunc non elegit Dominus
-10 Ait Samuël ad Isaï : Non elegit Dominus ex gulare istis
17- 8 Eligite ex vobis virum, et descendat ad singulare certamen
-40 Et elegit sibi quinque limpidissimos lapides
24- 3 Assumens ergo Saül tria millia electorum
26- 2 Cum eo tria millia virorum de electis Israël
2 *Reg.* 6- 1 Congregavit a... omnes electos ex Israël
-21 Qui elegit me potius quam patrem tuum
10- 9 Elegit ex omnibus electis Israël
16-18 Quia illius ero quem elegit Dominus
17- 1 Eligam mihi duodecim millia virorum
20-14 Omnesque viri electi congregati fuerant
21- 6 In Gabaa Saül, quondam electi Domini
22-27 Cum electo electus eris : et cum perverso perverteris
24-12 Elige unum quod volueris ex his
3 *Reg.* 3- 8 Servus t. in medio est populi quem elegisti
5-13 Elegitq. rex Salomon operarios de o. Israël
8-16 Non elegi civitatem de universis tribubus Israël
Sed elegi David ut esset super populum meum Israël
-44 Orabunt te contra viam civitatis quam elegisti
-48 Contra viam... et civitatis quam elegisti
11-13 Propter David... et Jerusalem quam elegi
-32 Civitatem, quam elegi ex omnibus tribubus
-34 Propter David servum meum, quem elegi
-36 In Jerusalem civitate, quam elegi
12-21 Congregavit..centum octoginta millia electorum virorum bellatorum
14-21 Regnavit in Jerusalem civitate, quam elegit Dominus
18-23 Et illi eligant sibi bovem unum
-25 Eligite vobis bovem unum, et facite primi
4 *Reg.* 3-19 Percutietis... et omnem urbem electam
5-19 Abiit ergo ab eo electo terræ tempore
10- 3 Eligite meliorem,et eum qui vobis placuerit
19-23 Succidi... et electas abietes illius
21- 7 In Jerus., quam elegit de cunctis tribubus
23-27 Et projiciam civitatem hanc quam elegi
1 *Par.* 7-40 Omnes hi... electi atque fortissimi duces
9-22 Omnes hi electi in ostiarios per portas
15- 2 Quos elegit Dominus ad portandum eam
16-13 Servi ejus : filii Jacob electi ejus
-41 Heman, et Idithum, et reliquos electos
19-10 Elegit viros fortissimos de universo Israël
21-10 Unum quod volueris, elige, et faciam tibi
-11 Dicit Dominus : Elige quod volueris
23- 4 Ex his electi sunt, et distributi in ministerium
28- 4 Sed elegit Dominus Deus Israël me
De Juda enim elegit principes
Placuit ei ut me eligeret regem
- 5 Elegit Salomonem filium meum, ut sederet
- 6 Ipsum enim elegi mihi in filium
-10 Nunc ergo quia elegit te Dominus
29- 1 Salomonem filium meum unum elegit Dom.
2 *Par.* 6- 5 Non elegi civitatem de cunctis tribubus
Neque elegi quemquam alium virum
- 6 Sed elegi Jerusalem, ut sit nomen meum in ea, et elegi David, ut constituerem eum

2 *Par.* 6-34 Viam in qua civitas hæc est, quam elegisti
-38 Adorabunt te contra viam terræ suæ... et urbis quam elegisti
7-12 Elegi locum istum mihi in domum sacrificii
-16 Elegi enim et sanctificavi locum istum
11- 1 Centum octoginta millia electorum
12-13 In Jerusalem, urbe quam elegit Dominus
13- 3 Et electorum quadringenta millia
Qui et ipsi electi erant, et ab bella fortiss.
29-11 Vos elegit Dominus ut stetis coram eo
33- 7 Jerusalem, quam elegi de cunctis tribubus
2 *Esdr.* 1- 9 Vos, et reducam in locum quem elegi
5-18 Parabatur... bos unus, arietes sex electi
9- 7 Tu ipse, Domine Deus, qui elegisti Abram
Tobiæ. 13-10 Benedicite Dominum omnes electi ejus
Judith. 3- 8 Assumpsit... viros fortes, et electos ad bellum
15- 6 Electam juventutem armatam misit post eos
Esth. 2-11 Domus in qua electæ virgines servabantur
Job. 7-15 Quam ob rem elegit suspendium anima mea
34- 4 Judicium eligamus nobis, et inter nos
Psal. 17-27 Et cum electo electus eris
24-12 Legem statuit ei in via quam elegit
32-12 Populus quem elegit in hæreditatem sibi
46- 5 Elegit nobis hæreditatem suam
64- 5 Beatus, quem elegisti et assumpsisti
77-31 Pingues eorum, et electos Israël impedivit
-67 Et tribum Ephraïm non elegit
-68 Sed elegit tribum Juda, montem Sion
-70 Et elegit David servum suum
83-11 Elegi abjectus esse in domo Dei mei
88- 4 Disposui testamentum electis meis, juravi
-20 Et exaltavi electum de plebe mea
104- 6 Abraham, servi ejus : filii Jacob, electi ejus
-26 Misit... Aaron, quem elegit ipsum
-43 Eduxit... et electos suos in lætitia
105- 5 Ad videndum in bonitate electorum tuor.
-23 Si non Moyses electus ejus stetisset in confractione
118-30 Viam veritatis elegi : judicia tua non sum oblitus
-173 Ut salvet me : quoniam mandata tua elegi
131-13 Quoniam elegit Dominus Sion : elegit eam in habitationem sibi
-14 Hic habitabo quoniam elegi eam
134- 4 Quoniam Jacob elegit sibi Dominus
140- 4 Et non communicabo cum electis eorum
Prov. 8-10 Doctrinam magis quam aurum eligite
-19 Et genimina mea argento electo
10-20 Argentum electum, lingua justi
Cant. 5-10 Et rubicundus, electus ex millibus
-15 Species ejus ut Libani, electus ut cedri
6- 8 Una est matris suæ, electa genitrici suæ
- 9 Pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis...
Sap. 3- 9 Quoniam donum et pax est electis ejus
-14 Dabitur enim illi fidei donum electum
4-15 Et respectus in electos illius
9- 7 Tu elegisti me regem populo tuo
Eccli. 1-16 Cum electis fœminis graditur, et cum justis
4-18 Ambulat cum eo, et in primis eligit eum
11-33 Insidiatur, et in electis imponet maculam
14-21 Et omne opus electum justificabitur
24- 4 In multitudine electorum habebit laudem
-13 Hæreditare, et in electis meis mitte radices
-20 Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris
45- 4 Et elegit eum ex omni carne
-20 Ipsum elegit ab omni vivente, offerre
46- 2 Maximus in salutem electorum Dei
47-24 Neque perdet a stirpe nepotes electi sui
49- 8 Incenderunt electam sanctitatis civitatem
Isai. 1-29 Et erubescetis super hortis quos elegeratis
5- 2 Et sepivit eam, et lapides elegit ex illa, et plantavit eam electam
7-15 Ut sciat reprobare malum,et eligere bonum
-16 Reprobare malum, et eligere bonum
14- 1 Eliget adhuc de Israël, et requiescere eos faciet
22- 7 Erunt electæ valles tuæ plenæ quadrigarum
37-24 Et succidam... et electas abietes illius
40-20 Forte lignum et imputribile elegit
41- 8 Et tu Israël serve meus, Jacob quem elegi
- 9 Servus meus es tu, elegi te, et non abjeci te
-24 Abominatio est qui elegit vos
42- 1 Electus meus, complacuit sibi in illo anima mea
43-10 Dicit Dominus, et servus meus, quem elegi
-20 Ut darem potum populo meo, electo meo
44- 1 Et nunc audi... et Israël, quem elegi
- 2 Noli timere, serve meus Jacob, et rectissime, quem elegi
45- 4 Propter... Jacob, et Israël electum meum
48-10 Elegi te in camino paupertatis
49- 2 Et posuit me sicut sagittam electam
- 7 Propter... et sanctum Israël, qui elegit te
56- 4 Qui... et elegerint quæ ego volui

Isai. 58- 5 Numquid tale est jejunium quod elegi
- 6 Nonne hoc est magis jejunium quod elegi?
62-10 Eligite lapides, et elevate signum ad populos
65- 9 Et hæreditabunt eam electi mei
-12 Et faciebatis malum... et quæ nolui elegistis
-15 Nomen vestr. in juramentum electis meis
-23 Electi mei non laborabunt frustra
66- 3 Hæc omnia elegerunt in viis suis
- 4 Unde et ego eligam illusiones eorum
Feceruntque malum... et quæ nolui elegerunt
Jerem. 2-21 Ego autem plantavi te vineam electam
8- 3 Et eligent magis mortem quam vitam
22- 7 Et succident electas cedros tuas
33-24 Duæ cognationes quas elegerat Dominus
40- 4 Quod elegeris,et quo placuerit tibi ut vadas
48-15 Et electi juvenes ejus descenderunt
49-19 Et quis erit electus, quem præponam ei?
50-44 Et quis erit electus, quem præponam ei?
Thren. 1-15 Vocavit... tempus, ut contereret electos meos
Baruc. 3-27 Non hos elegit Dominus
-30 Et attulit illam super aurum electum
Ezech. 20- 5 In die qua elegi Israël, et levavi manum
-38 Et eligam de vobis transgressores
23- 7 Et dedit fornicationes suas super eos electos
24- 4 Femur et armum, electa et ossibus plena
Dan. 11-15 Et consurgent electi ejus ad resistendum
-35 Ruent, ut conflentur, et eligantur
12-10 Eligentur, et dealbabuntur, et quasi ignis..
Osee. 11- 6 Cœpit gladius... et consumet electos ejus
Amos. 5-11 Et prædam electam tollebatis ab eo
Habac. 1-16 Incrassata est pars ejus, et cibus ejus electus
Soph. 3- 9 Quia tunc reddam populis labium electum
Aggæi. 2-24 Et ponam te quasi signaculum, quia te elegi
Zach. 1-17 Dominus Sion, et eliget adhuc Jerusalem.
2-12 Et eliget adhuc Jerusalem
3- 2 Et increpet Dom. in te qui elegit Jerusalem
9-17 Et quid pulchrum ejus, nisi frumentum electorum?
1 *Mac.* 1-65 Et elegerunt magis mori, quam cibis coinquinari
3-38 Elegit Lysias Ptolemæum filium Dorymini
4- 1 Assumpsit... et mille equites electos
-28 Virorum electorum sexaginta millia
-35 Abiit Antiochiam, et elegit milites
-42 Et elegit sacerdotes sine macula
5-17 Elige tibi viros, et vade, et libera fratres tuos
6-35 Equites ordinati unicuique bestiæ electi erant
7- 8 Et elegit rex ex amicis suis Bacchidem
-37 Tu,Domine,elegisti domum istam ad invoc.
8-17 Et elegit Judas Eupolemum filium Joannis
9- 5 Et tria millia viri electi cum eo
-25 Et elegit Bacchides viros impios
-30 Nunc itaque te hodie elegimus esse pro eo
10-32 Ut constituat in ea viros quoscumque ipse elegerit
-74 Et elegit decem millia virorum, et exiit
11-23 Et elegit de senioribus Israël, et de sacerdotibus
12- 1 Et elegit viros, et misit eos Romam,statuere
-16 Elegimus itaque Numenium Antiochi filium
-41 Cum quadrag. millibus virorum electorum
-45 Elige autem tibi viros paucos,qui tecum sint
13-34 Et elegit Simon viros, et misit ad Demetr.
15- 3 Et electam feci multitudinem exercitus
-26 Duo millia virorum electorum in auxilium
16- 4 Et elegit de regione viginti millia virorum
2 *Mac.* 1-25 Qui fecisti patres electos, et sanctificasti
5-19 Sed propter gentem locum Deus elegit
13-15 Juvenibus fortissimis electis,nocte aggressus
14-42 Eligens nobiliter mori potius
Matth. 12-18 Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus
13-48 Secus littus sedentes,elegerunt bonos in vasa
20-16 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
22-14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
24-22 Propter electos breviabuntur dies illi
-24 Ita ut in errorem inducantur(si fieri potest) etiam electi
-31 Congregabunt electos ejus a quatuor ventis
Marc. 13-20 Propter electos quos elegit, breviabit dies
-22 Ad seducendos, si fieri potest, etiam electos
-27 Congregabit electos suos a quatuor ventis
Luc. 6-13 Vocavit Discipulos suos : et elegit duodecim
10-42 Maria optimam partem elegit
14- 7 Quomodo primos accubitus eligerent
18- 7 Deus a. non faciet vindictam electorum s.
23-35 Si hic est Christus Dei electus
Joan. 6-71 Nonne ego vos duodecim elegi?
13-18 Ego scio quos elegerim : sed ut impleatur..
15-16 Non vos me elegistis : sed ego elegi vos
-19 Sed ego elegi vos de mundo

Act. 1- 2 Quæ præcipiens Apostolis... quos elegit
-24 Ostende quem elegeris ex his duobus unum
6- 5 Et elegerunt Stephanum, virum plenum fide
13-17 Deus plebis Israel elegit patres nostros
15- 7 Quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit
-22 Placuit Apostolis... eligere viros ex eis
-25 Placuit nobis... eligere viros, et mittere ad vos
-40 Paulus vero, electo Sila, profectus est
Rom. 8-33 Quis accusabit adversus electos Dei?
16-13 Salutate Rufum electum in Domino
1 Cor. 1-27 Sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus
Et infirma mundi elegit Deus
-28 Et contemptibilia elegit Deus
Ephes. 1- 4 Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem
Philip. 1-22 Fructus operis est, et quid eligam ignoro
Colos. 3-12 Induite vos ergo sicut electi Dei
2 Thes. 2-12 Quod elegerit vos Deus primitias in salutem
1 Tim. 5- 9 Vidua eligatur non minus sexaginta ann.
-21 Testor coram... Jesu, et electis Angelis
2 Tim. 2-10 Ideo omnia sustineo propter electos
Tit. 1- 1 Apostolus.. secundum fidem electorum Dei
Hebr. 11-25 Magis eligens affligi cum populo Dei
Jacob. 2- 5 Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo
1 Petr. 1- 1 Petrus... electis advenis dispersionis Ponti
2- 4 Ad quem accedentes lapidem... a Deo autem electum
- 6 Pono in Sion lapidem... electum, pretiosum
- 9 Vos a. genus electum, regale sacerdotium
Apoc. 17-14 Qui cum illo sunt, vocati, electi, et fideles

ELIHOREPH vel ELIOREPH

Filius Sisa. Is et frater ejus Ahia scribæ erant in domo Salomonis.

3 Reg. 3- 3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scribæ:

ELIM.

Israelitarum sexta statio in deserto, ubi erant duodecim fontes aquarum, et septuaginta palmæ. Profecti de Mara venerunt in Elim, et castrametati sunt juxta aquas, indeque egressi fixerunt tentoria super mare Rubrum; profectique de mari Rubro, castrametati sunt in deserto Sin. Elim ergo est inter Mara et Sin penes mare Rubrum.

Exod. 15-27 Venerunt autem in Elim filii Israël
16- 1 Profectique sunt de Elim, et venit omnis multitudo filiorum Israël in desertum Sin, quod est inter Elim et Sinaï
Num. 33- 9 Profectique de Mara venerunt in Elim

ELIM.

Gallim et Elim duo sunt oppida in finibus Moabitarum. Puteus Elim ad Orientem maris Mortui situs erat.

Isai. 15- 8 Usque ad puteum Elim clamor ejus

ELIMELECH.

Aiunt Rabbini fuisse Elimelech fratrem Salmonis illius, qui cum Josue promissam terram ingressus est, ideoque et Nahassonis filium. In diebus unius Judicis cujus tacet nomen Scriptura sacra, facta est in terra Israel fames, quæ annos decem sæviit. Abiit homo de Bethlehem Juda, ut peregrinaretur in regione Moabitarum cum uxore sua et duobus liberis. Ipse vocabatur Elimelech, et uxor ejus Noemi, et duo filii, alter Mahalon et alter Chelion, Ephrathæi de Bethlehem Juda. Ingressique regionem Moabitidem, morabantur ibi. Et mortuus est Elimelech maritus Noemi. Duoque filii, qui acceperant uxores Moabitidas Orpha et Ruth, manserunt ibi decem annis cum matre sua, et ambo mortui sunt. Insuper vide lib. Ruth.

Ruth. 1- 2 Ipse vocabatur Elimelech, et uxor ejus Noëmi
- 3 Et mortuus est Elimelech maritus Noëmi
2- 1 Erat autem viro Elimelech consanguineus
- 3 Booz, qui erat de cognatione Elimelech
4- 3 Partem agri fratris nostri Elimelech vendet Noëmi
- 9 Testes vos, inquit, estis hodie, quod possederim omnia quæ fuerunt Elimelech

ELINGO.

Baruc. 6-19 Corda vero eorum dicunt elingere serpentes

ELIODA.

Filius decimus David, natus ei in Jerusalem; dicitur et Eliada.

2 Reg. 5-16 Et Japhia, et Elisama, et Elioda

ELIOENAI I.

Filius primogenitus Naariæ de posteritate regia Zorobabelis et David.

1 Par. 3-23 Filii Naariæ, Elioënaï, et Ezechias
-24 Filii Elioenaï, Oduia, et Eliasub

ELIOENAI II.

Filius quartus Bechor, filii secundi Benjamin.

1 Par. 7- 8 Porro filii Bechor... et Elioënaï, et Amri

ELIOENAI III.

Filius Asiel, in tribu Simeon.

1 Par. 4-36 Et Elioënaï, et Jacoba, et Isuhaia

ELIOENAI IV.

Filius sextus Semeï, in tribu Benjamin.

1 Par. 8-20 Et Elioënaï, et Selethaï, et Eliel

ELIOENAI V.

Septimus Levites, de stirpe Coritarum, qui præpositus est ad custodiendas januas templi.

1 Par. 26- 3 Johanan sextus, Elioënaï septimus

ELIOENAI VI.

Filius Zarehe. Cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis, et cum eo ducenti viri.

1 Esdr. 8- 4 De filiis Phahathmoab, Elioënaï filius Zarehe

ELIOENAI VII.

Filius Pheshur e Levitica stirpe. Numeratur inter filios sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas. Quam acceperat, postea dimisit.

1 Esdr. 10-22 Et de filiis Pheshur, Elioënaï

ELIPHAL.

Filius Ur. Legitur inter viros triginta fortissimos in exercitu David.

1 Par. 11-35 Eliphal filius Ur

ELIPHALETH I vel ELIPHELET.

Undecimus filius qui natus est David in Jerusalem.

2 Reg. 5-16 Elisama, et Elioda, et Eliphaleth
1 Par. 3- 7 Et Eliphaleth, et Noge, et Nepheg
14- 5 Jebohor, et Elisua, et Eliphaleth

ELIPHALETH II, qui est ELITHELETH.

Alter filius David.

1 Par. 14- 7 Elisama, et Baaliada, et Eliphaleth

ELIPHALETH III.

Filius tertius Esec, et e stirpe Saül regis primi Israel.

1 Par. 8-39 Filii autem Esec... Eliphaleth tertius

ELIPHALU.

Unus e cantoribus in ordine secundo, qui in nablis pro octava canebant epinicion, id est, lætum carmen, quale in victoria cani solet.

1 Par. 15-18 Eliphalu, et Maceniam, et Obededom
-21 Porro Mathathias, et Eliphalu, et Macenias

ELIPHAZ I.

Filius primogenitus Esaü ex Ada filia Elon Hethæi. Rex fuit seu princeps Idumææ post mortem Esaü.

Gen. 36- 4 Peperit autem Ada, Eliphaz
-10 Eliphaz filius Ada uxoris Esaü
-11 Fueruntque Eliphaz filii: Theman, Omar
-12 Erat autem Thamna, concubina Eliphaz
-15 Filii Eliphaz primogeniti Esaü
-16 Hi filii Eliphaz in terra Edom, et hi filii Ada
1 Par. 1-35 Filii Esaü: Eliphaz, Rahuël, Jehus
-36 Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sephi

ELIPHAZ II.

Amicus Job. Cum audisset omne malum quod accidisset Job, venit de loco suo Eliphaz Themanites, ut visitaret eum et consolaretur. Is et duo alii amici Job, nempe Baldad et Sophar, cum procul elevassent oculos, non agnoverunt eum, tanta erat fortunæ vultusque mutatio. Sederunt cum eo diebus septem et noctibus septem, et præ dolore non potuerunt ei loqui verbum. Eliphaz autem iste e stirpe erat Eliphaz filii Esaü et Ada; regebatque civitatem suam Theman Idumææ metropolim. Ea pars Idumææ studiis floruit quondam philosophiæ.

Job. 2-11 Venerunt singuli de loco suo, Eliphaz Themanites
4- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
15- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
22- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
Job. 42- 7 Dixit (*Dominus*) ad Eliphaz Themanitem
- 9 Abierunt ergo Eliphaz Themanites

ELIPHELETH I. *Filius David.*

1 Par. 3- 8 Necnon Elisama, et Eliada, et Elipheleth

ELIPHELETH II.

Filius Aasbai filii Machati. Numeratur inter triginta fortissimos viros in exercitu David.

2 Reg. 23-34 Elipheleth filius Aasbaï filii Machati

ELIPHELETH III.

Princeps familiæ qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8-13 De filiis Adonicam... Elipheleth, et Jehiel

ELIPHELETH IV.

Legitur inter eos quos Esdras coëgit dimittere quas duxerant uxores alienigenas in terra captivitatis.

1 Esdr. 10-33 Et de filiis Hasom... Elipheleth, Jermaï

ELISA.

Filius primogenitus Javan, filii quarti Japheth, qui et ipse est tertius filius Noë. Javan quatuor habuit filios, Elisa, Tharsis, Cethim et Dodanim. Elisæ sedes est Hellas ipsa, quæ amplectitur Peloponnesum, in quo est regio Elis.

Gen. 10- 4 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis
1 Par. 1- 7 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis
Ezech. 27- 7 Hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum tuum

ELISABETH I.

Filia Aminadab, soror Naasson et uxor Aaron, quæ peperit ei quatuor filios Nadab, Abiu, Eleazar et Ithamar.

Exod. 6-23 Accepit a. Aaron uxorem Elisabeth

ELISABETH II.

Uxor Zachariæ, et mater sancti Joannis Baptistæ, quem peperit in senectute sua. Exprimitur eam fuisse de filiabus Aaron, tum quia esse potuisset de tribu Levitica, etiamsi non esset de familia Aaron; tum quia esse potuisset etiam ex alia tribu: lex enim tantum jubebat ut mulieres, quæ futuræ essent suæ familiæ hæredes intra suam tribum nuberent, alioqui promiscua inter tribus libera erant conjugia. Anna, mater B. Virginis, soror erat matris Elisabeth. Narrat S. Petrus Alexandrinus S. Elisabeth, dum fugeret persecutionem Herodis, sese abscondisse in spelunca Judææ, ibique esse mortuam, et filium suum jam tantum duobus annis natum vixisse in deserto, opitulante et conservante eum divina Providentia; Zacharias enim pater ejus interfectus fuerat inter vestibulum et altare a militibus quos Herodes miserat ad necandos omnes pueros, ut in hac tanta cæde periret Jesus. Causa interfectionis Zachariæ esse videtur quod nollet vel nesciret indicare quo in loco lateret filius suus.

Luc. 1- 5 Uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth
- 7 Eo quod esset Elisabeth sterilis
-13 Uxor tua Elisabeth pariet tibi filium
-24 Post hos a. dies concepit Elisabeth uxor ejus
-36 Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium
-40 Et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth
-41 Ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth
Et repleta est Spiritu sancto Elisabeth
-57 Elisabeth a. impletum est tempus pariendi

ELISAMA I et ELIZAMA.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Filius Ammiud, et princeps tribus Ephraim.

Num. 1-10 De Ephraïm, Elisama filius Ammiud
2-18 Quorum princeps fuit Elisama filius Ammiud;
7-48 Die septimo... Elisama filius Ammiud
-53 Hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud
10-22 Princeps erat Elisama filius Ammiud
1 Par. 7-26 Filius Ammiud, qui genuit Elisama

ELISAMA II.

Filius Icamiæ filii Sellum.

1 Par. 2-41 Sellum genuit Icamiam, Icamia autem genuit Elisama

ELISAMA III et IV.

Duo sunt filii David, quos genuit in Jerusalem.

2 Reg. 5-16 Et Japhia, et Elisama, et Elioda
1 Par. 3- 6 Jebaar quoque, et Elisama
- 8 Nec non Elisama, et Eliada, et Elipheleth

14- 7 Elisama, et Baaliada et Eliphaleth

ELISAMA V.

Avus Ismahelis istius qui interfecit Godoliam, quem Nabuchodonosor reliquerat in Jerusalem ad regendas reliquias populi post captam et dirutam incendio civitatem. Forte alter quoque est Elisama qui est VI. Is scriba seu cancellarius tempore Jeremiæ.

4 Reg. 25-25 Filii Elisama de semine regio
Jerem. 36-12 Elisama scriba, et Dalaias
-20 Volumen commendaverunt in gazophylacio Elisamæ scribæ
-21 Tollens illud de gazophylacio Elisamæ scribæ
41- 1 Filii Elisama de semine regali

ELISAMA VII.

Sacerdos pius et doctus, quem Josaphat rex Juda, tertio anno regni sui, misit cum principibus suis quinque, et cum eis Levitas novem et Joram sacerdotem, ut docerent in civitatibus Juda, et disturbarent idola.

2 Par. 17- 8 Cum eis Elisama et Joram sacerdotes

ELISAPHAN I.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Filius Oziel, patrui Aaron et Moysis. Mortuis Nadab et Abiu quos ignis e cœlo devoravit, quod ignem alienum posuissent in thuribulis suis, vocavit Moyses Misaelem et Elisaphan, et jussit ut tollerent cadavera mortuorum de sanctuario et asportarent extra castra.

Exod. 6-22 Filii quoque Oziel... Elisaphan, et Sethri
Levit. 10- 4 Vocatis autem Moyses Misaële et Elisaphan
Num. 3-30 Princepsq. eorum erit Elisaphan filius Oziel

ELISAPHAN II.

Filius Pharnach in tribu Zabulon. Constitutus est in tribu sua cum aliis cujusque tribus, ut terram promissam dividerent populo Israel.

Num. 34-25 De tribu Zabulon, Elisaphan filius Pharnach
1 Par. 15- 8 De filiis Elisaphan, Semeïas princeps
2 Par. 29-13 At vero de filiis Elisaphan, Samri

ELISAPHAT.

Anno mundi 3157, ante J. Ch. 897. Filius Zechri. Centurio quintus est quem assumpsit Joiada summus pontifex, ut una cum aliis circumiret Judæam et congregaret Levitas de cunctis urbibus Juda et principes familiarum Israel, et acciperent Joam regem quem absconderat Joiada. In ista congregatione interfecta est Athalia. Salianus, anno mundi 3157, putat Joïadam tempus Paschale congregandis Levitis elegisse, ne, si alio tempore convenirent, frequens illorum concursus in Jerusalem suspicionem Athaliæ faceret.

2 Par. 23- 1 Elisaphat filium Zechri : et iniit cum eis fœdus

ELISEUS.

Eliseus filius Saphat, servus Eliæ, non minus insignis ob prodigia ab eo patrata, quam Elias ipse. Ait Dominus ad Eliam : Eliseum filium Saphat, qui est de Abelmehula, unges prophetam pro te, et designabis eum tibi successorem (ungebantur enim oleo reges, Prophetæ, sacerdotes, in signum donorum quæ Deus in illos effundebat, si officium facerent). Et quicumque effugerit gladium Jehu, interficiet eum Eliseus. Non legimus tamen aliquos ab Eliseo fuisse interfectos, nisi quis illos quadraginta duos pueros filios idololatrarum intelligi velit, quos juxta Bethel duo ursi egressi de saltu voluntate Elisei laceraverunt. Insuper historiam Elisei legere est in lib. 3 et 4 Regum. Longior enim est ut hic referri queat. Mortuus est Eliseus, et sepultus est. Et in eodem ipso anno, quidam ad sepulcrum hominem deferentes viderunt latrunculos de regione Moab ut prædas agerent. Sepelientes autem mortuum, vel celeriter revoluto lapide, qui erat ad ostium monumenti, vel casu aliquo sepulcrum reclusum invenientes, præ timore projecerunt in sepulcro Elisei cadaver mortui, et cum tetigisset ossa Elisei, revixit homo, et stetit super pedes suos. Hoc miraculum Deus patrari voluit a reliquiis corporis Elisei, ut testimonium esset illius sanctitatis, firmiusque crederent Israelitæ quæ de Syrorum cladibus sub vitæ suæ finem vaticinatus fuerat.

3 Reg. 19-16 Eliseum a. filium Saphat.. unges prophetam
-17 Quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet eum Eliseus
3 Reg. 19-19 Elias reperit Eliseum filium Saphat arantem
4 Reg. 2- 1 Ibant Elias et Eliseus de Galgalis
- 2 Dixitque Elias ad Eliseum : Sede hic
Cui ait Eliseus : Vivit Dominus, et vivit anima tua
- 3 Egressi sunt filii Prophetarum... ad Eliseum
- 4 Dixit autem Elias ad Eliseum : Sede hic
- 5 Accesserunt... ad Eliseum, et dixerunt
- 9 Cumque transissent, Elias dixit ad Eliseum
Dixitque Eliseus : Obsecro ut fiat in me
-12 Eliseus autem videbat, et clamabat
-14 Divisæ sunt huc atq. illuc, et transiit Eliseus
-15 Requievit spiritus Eliæ super Eliseum
-19 Dixerunt quoque viri civitatis ad Eliseum
-22 Juxta verbum Elisei quod locutus est
3-11 Est hic Eliseus filius Saphat, qui fundebat aquam
-13 Dixit autem Eliseus ad regem Israel
-14 Dixitque ad eum Eliseus : Vivit Dominus
4- 1 Mulier clamabat ad Eliseum, dicens
- 2 Cui dixit Eliseus : Quid vis ut faciam tibi?
- 8 Et transibat Eliseus per Sunam
-17 Et in hora eadem qua dixerat Eliseus
-32 Ingressus est ergo Eliseus domum
-38 Et Eliseus reversus est in Galgala
5- 8 Quod cum audisset Eliseus vir Dei
- 9 Et stetit ad ostium domus Elisei
-10 Misitque ad eum Eliseus nuntium, dicens
-25 Et dixit Eliseus : Unde venis, Giezi?
6- 1 Dixerunt a. filii Prophetarum ad Eliseum
-12 Eliseus propheta... indicat regi Israël
-17 Cumque orasset Eliseus, ait : Domine, aperi oculos hujus
Ecce mons plenus equorum... in circuitu Elisei
-19 Dixit a. ad eos Eliseus : Non est hæc via
-20 Cumque ingressi fuissent in Samariam, dixit Eliseus
-21 Dixitque rex Israël ad Eliseum, cum vidisset eos
-31 Si steterit caput Elisei filii Saphat super ipsum hodie
-32 Eliseus a. sedebat in domo sua
7- 1 Dixit a. Eliseus : Audite verbum Domini
8- 1 Eliseus autem locutus est ad mulierem
- 4 Narra... magnalia quæ fecit Eliseus
- 5 Hic est filius ejus, quem suscitavit Eliseus
- 7 Venit quoque Eliseus Damascum
-10 Dixitque ei Eliseus : Vade, dic ei
-13 Et ait Eliseus : Ostendit mihi Dominus...
-14 Qui cum recessisset ab Eliseo
Qui ait ei : Quid dixit tibi Eliseus?
9- 1 Eliseus autem prophetes vocavit unum
13-14 Eliseus autem ægrotabat infirmitate
-15 Et ait illi Elisæus : Affer arcum et sagittas
-16 Superposuit Eliseus manus suas
-17 Dixit Eliseus : Jace sagittam. Et jecit
Et ait Eliseus : Sagitta salutis Domini
-20 Mortuus est ergo Eliseus, et sepelierunt eum
-21 Projecerunt cadaver in sepulcro Elisei
Cum tetigisset ossa Elisei, revixit homo
Eccli. 48-13 Et in Eliseo completus est spiritus ejus
Luc. 4-27 Leprosi erant in Israël sub Eliseo propheta

ELISUA.

Sextus filius David, natus in Jerusalem.

2 Reg. 5-15 Et Jebahar, et Elisua, et Nepheg
1 Par. 14- 5 Jebahar, et Elisua, et Eliphaleth

ELISUR.

Filius Sedeur, princepsque in tribu Ruben.

Num. 1- 5 De Ruben, Elisur filius Sedeur
2-10 Erit princeps Elisur filius Sedeur
7-30 Princeps filior. Ruben, Elisur filius Sedeur
-35 Hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur

ELIU I.

Avus Elcanæ filii Jeroham patrisque Samuelis. Vocatur Eliab in 1 lib. Paralip. 6-47, et Eliel in eodem capite, vers. 37. Porro oriundus erat e tribu Ephraïm.

1 Reg. 1- 1 Elcana, filius Jeroham, filii Eliu

ELIU II.

Quando reversus est David in Siceleg, transfugerunt ad eum de tribu Manasse plures viri fortissimi qui facti sunt principes in exercitu, inter quos numeratur Eliu, et præbuerunt auxilium David adversus latrunculos.

1 Par. 12-20 Transfugerunt ad eum... Jozabad, et Eliu

ELIU III.

Filius Semeïæ filii Obededom, e tribu Levi. Constituit eum David janitorem templi.

1 Par. 26- 7 Eliu quoque, et Samachias

ELIU IV.

Frater David. Præerat tribui Juda. Isdem vocatur Eliab in lib. 1 Regum 16-6.

1 Par. 27-18 Juda (*præerat*), Eliu frater David

ELIU V.

Amicus Job, filius Barachel Buzites, de cognatione Ram. Buz civitas erat Idumææ. Alii vero interpretantur Eliu oriundum esse ex progenie Buz filii Nachor, Abrahæ fratris.

Job. 32- 2 Et iratus indignatusque est Eliu
- 4 Igitur Eliu expectavit Job loquentem
- 6 Respondensq. Eliu filius Barachel Buzites
34- 1 Pronuntians itaque Eliu, etiam hæc locutus est
35- 1 Igitur Eliu hæc rursum locutus est
36- 1 Addens quoque Eliu, hæc locutus est

ELIUD.

Filius Achim, paterque Eleazar, numeratur inter majores Jesu Christi secundum carnem.

Matth. 1-14 Achim autem genuit Eliud
-15 Eliud autem genuit Eleazar

ELMADAN.

Filius Her. Numeratur et ipse inter majores Jesu Christi secundum carnem.

Luc. 3-28 Qui fuit Cosan, qui fuit Elmadan, qui fuit Her

ELMELECH.

Semel hujus nominis mentio est : quinta numeratur inter viginti duas urbes quas tribus Aser in sorte sua non delevit : eadem enim est ac Helba.

Josue. 19-26 Et Elmelech, et Amaad, et Messal

ELMODAD.

Filiorum Jectan primus. Filii Jectan habitaverunt in Oriente, et occupaverunt majorem partem Indiæ, sic dictam a fluvio. Posterorum vero Elmodad in Arabia Felici sedes est.

Gen. 10-26 Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph
1 Par. 1-20 Jectan autem genuit Elmodad, et Saleph

ELNAEM.

Pater Jeribaï et Josaïa, qui numerantur inter fortissimos viros in exercitu David.

1 Par. 11-46 Et Jeribaï et Josaïa filii Elnaëm

ELNATHAN I.

Filius Achobor, et pater Nohestæ quæ mater est Joachim regis Juda. Contradixit regi ne combureretur volumen prophetiarum Jeremiæ, quæ prædicebant dirutionem Jerusalem captivitatemque populi Israel. Misit eum rex Joakim in Ægyptum ut Pharaonis consensu reduceret in Judæam sacerdotem Uriam, et adduxit eum ad regem Joakim, et percussit eum gladio, et projecit cadaver ejus in sepulcris vulgi ignobilis. Viri enim insignes et Prophetæ propria habebant sepulcra, cum inscriptionibus cuique debitis; pauperes vero et vulgares homines in communi agro in valle Cedron sepeliebantur. Sic Urias ad ignominiam inter pauperes et vulgus sepultus est, quia prophetaverat in nomine Domini adversus civitatem. Ductus est Elnathan captivus ad Babylonem a Nabuchodonosor, unde cum Esdra reversus est.

4 Reg. 24- 8 Nomen matris ejus Nohesta, filia Elnathan
1 Esdr. 8-16 Itaque misi Eliezer, et Ariel... et Elnathan
Jerem. 26-22 Misit rex Joakim. Elnathan filium Achobor
36-12 Ibi omnes principes sedebant... et Elnathan
-25 Elnathan, et Dalaias, et Gamarias contradixerunt regi ne combureret librum

ELNATHAN II.

Duo alii reperiuntur ejusdem nominis qui cum Esdra reversi sunt de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8-16 Misi Eliezer, et Ariel.. et alterum Elnathan
Et Jojarib, et Elnathan sapientes

ELOI, ELOI.

Quod est interpretatum Deus meus, Deus meus. *Vide quæ diximus ad verbum* Eli. *Ultima pene sunt verba quæ pronuntiavit in cruce Jesus Christus.*

Marc. 15-34 Eloï, Eloï, lamma sabacthani?

ELON I.

Esaü, invito patre jam centenario, et ipse quadragenarius duxit uxores, Judith filiam Beeri Hethæi, et Basemath filiam Elon ejus-

dem loci, quæ ambæ malis moribus et contumacia, et quia manebant idololatræ, offenderunt animum Isaac et Rebeccæ.

Gen. 26-34 Duxit uxores... et Basemath filiam Elon ejusdem loci
36- 2 Esaü accepit uxores... Ada filiam Elon Hethæi

ELON II *sive* HELON.

Filius secundus Zabulon filii Jacob.

Gen. 46-14 Filii Zabulon : Sared, et Elon, et Jahelel
Num. 26-26 Filii Zabulon... Elon, a quo familia Elonitarum

ELON. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-33 Cœpit terminus de Heleph et Elon in Saananim

ELON.

Urbs altera in tribu Dan. Salomone regnante ea fuit sub principe Bendecar.

Josue. 19-43 Elon, et Themna, et Acron
3 Reg. 4- 9 Bendecar... et in Elon et in Bethanan

ELONGO.

Psal. 21-20 Ne elongaveris auxilium tuum a me
54- 8 Ecce elongavi fugiens : et mansi in solitudine
70-12 Deus, ne elongeris a me
72-27 Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt
87-19 Elongasti a me amicum, et proximum
108-18 Noluit benedictionem, et elongabitur ab eo
Eccli. 35-22 Dominus non elongabit, sed judicabit justos
Isai. 14- 1 Et dies ejus non elongabuntur
26-15 Elongasti omnes terminos terræ
46-13 Non elongabitur, et salus mea non morabitur
59- 9 Elongatum est judicium a nobis
-11 Expectavimus... salutem, et elongata est a nobis
Jerem. 2- 5 Quia elongaverunt a me, et ambulaverunt

ELONITÆ.

Posteri Elon II filii Zabulon.

Num. 26-26 Filii Zabulon... Elon, a quo familia Elonitarum.

ELOQUENS.

Exod. 4-10 Domine, non sum eloquens ab heri
-14 Aaron frater t... scio quod eloquens sit
Act. 18-24 Apollo... vir eloquens, devenit Ephesum

ELOQUENTIA.

Job. 33- 7 Et eloquentia mea non sit tibi gravis

ELOQUIUM.

Gen. 49-21 Cervus emissus, et dans eloquia pulchritudinis
Deut. 32- 2 Fluat ut ros eloquium meum
33- 9 Hi custodierunt eloquium tuum
1 Reg. 25-32 Et benedictum eloquium tuum
2 Reg. 22-31 Eloquium Domini igne examinatum
Judith. 8-21 Ad eloquium vestrum corda eorum erigite
Job. 5- 8 Et ad Deum ponam eloquium meum
6-26 Ad increpandum tantum eloquia concinnatis
8-10 Et de corde suo proferent eloquia
10- 1 Dimittam adversum me eloquium meum
29-22 Et super illos stillabat eloquium meum
32-15 Extimuerunt... abstuleruntque a se eloquia
33- 1 Audi igitur, Job, eloquia mea
34-16 Et ausculta vocem eloquii mei
Psal. 11- 7 Eloquia Domini, eloquia casta
17-31 Eloquia Domini igne examinata
18-15 Erunt ut complaceant eloquia oris mei
103-34 Jucundum sit ei eloquium meum
104-19 Eloquium Domini inflammavit eum
106-11 Quia exacerbaverunt eloquia Dei
118-11 In corde meo abscondi eloquia tua
-38 Statue servo tuo eloquium tuum
-41 Salutare tuum secundum eloquium tuum
-50 Quia eloquium tuum vivificavit me
-58 Miserere mei secundum eloquium tuum
-67 Propterea eloquium tuum custodivi
-76 Ut consoletur me, secundum eloquium tuum
-82 Defecerunt oculi mei in eloquium tuum
-103 Quam dulcia faucibus meis eloquia tua
-116 Suscipe me secundum eloquium tuum
-123 Oculi mei defecerunt... et in eloquium justitiæ tuæ
-133 Gressus m. dirige secundum eloquium tuum
-140 Ignitum eloquium tuum vehementer
-148 Ut meditarer eloquia tua
-154 Propter eloquium tuum vivifica me
-158 Quia eloquia tua non custodierunt
-162 Lætabor ego super eloquia tua
Psal. 118-169 Juxta eloquium tuum da mihi intellectum
-170 Secundum eloquium tuum eripe me
-172 Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum
147-15 Qui emittit eloquium suum terræ
Prov. 4-20 Ad eloquia mea inclina aurem tuam
16-21 Et qui dulcis eloquio, majora percipiet
22-21 Ut ostenderem... et eloquia veritatis
23- 9 Quia despicient doctrinam eloquii tui
Cant. 4- 3 Et eloquium tuum, dulce
Eccli. 39- 9 Ipse tanquam imbres mittet eloquia
Isai. 3- 3 (*Auferet*) et prudentem eloquii mystici
5-24 Eloquium sancti Israël blasphemaverunt
28-23 Attendite, et audite eloquium meum
29- 4 Et de humo audietur eloquium tuum
De humo eloquium tuum mussitabit
32- 9 Percipite auribus eloquium meum
Amos. 4-13 Annuntians homini eloquium suum
2 Mac. 15-12 Modestum moribus, et eloquio decorum
Rom. 3- 2 Quia credita sunt illis eloquia Dei

ELOQUOR.

Act. 2- 4 Prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis

ELPHAAL.

Filius secundus Mehusim, paterque Jobab in tribu Benjamin. Non est hic Jobab Job ille patientiæ speculum, ut aliqui putaverunt; Jobab enim de quo hic agitur, gente Hebræus fuit; Jobab vero, qui et creditur Job, Idumæus erat.

1 Par. 8-11 Mehusim vero genuit Abitob, et Elphaal
-12 Porro filii Elphaal : Heber, et Misaam,
-18 Jesamari, et Jezlia, et Jobab, filii Elphaal

ELTECON.

Sexta et ultima urbs est novæ partis tribus Juda.

Josue. 15-59 Mareth, et Bethanoth, et Eltecon

ELTHECE *et* ELTHECO.

Urbs in tribu Dan decima, eaque inter Acron et Gebbethon. Levitis concessa est ut esset urbs confugii.

Josue. 19-44 Elthece, Gebbethon, et Balaath
21-23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon

ELTHOLAD.

Urbs in tribu Juda, quæ postea describitur inter primas tredecim tribus Simeonis.

Josue. 15-30 Et Eltholad, et Cesil, et Harma
19- 4 Et Eltholad, Bethul, et Harma

ELUCESCO.

1 Reg. 9-26 Cumque ... jam elucesceret, vocavit Samuël Saülem in solario
Tobiæ. 8-20 Ut replerent fossam..priusquam elucesceret
2 Petr. 1-19 Donec dies elucescat, et Lucifer oriatur

ELUCIDO.

Eccli. 24-31 Qui elucidant me, vitam æternam habebunt

ELUL.

Mensis Elul respondet partim Augusto nostro, partim Septembri.

2 Esdr. 6-15 Completus est autem murus vigesimo quinto die mensis Elul
1 Mac. 14-27 Octava decima die mensis Elul

ELUZAI.

Quidam de cognatis Saülis cum vidissent Davidem fortiter se gerere et prudenter, et ea quæ aggrediebatur bonum habere successum, quia nimirum Deus erat cum illo, Saüle relicto, ad partes Davidis se applicabant; et sane initio de horum fide suspicari potuit David, sed postea captis experimentis prudenter, illos inter suos adlegit sectatores et socios, in quibus reperitur Eluzai.

1 Par. 12- 5 Et Eluzaï, et Jerimuth, et Baalia

ELYMAIS.

Quæ etiam Persepolis dicitur, metropolis erat veteris regionis Elam, quæ postea nomen accepit Elymais.

1 Mac. 6- 1 Rex Antiochus... audivit esse civitatem Elymaidem in Perside nobilissimam

ELYMAS.

Elymas videtur esse barbarum nomen, ac fortasse Cyprium antiquum significans Magum. Magus iste resistebat Barnabæ et Saulo, quærens avertere a fide Christiana proconsulem Sergium Paulum. Saulus autem apostolus repletus Spiritu sancto, intuens in eum, temporariam, non perpetuam cæcitatem illi inflixit, ut resipisceret. Tunc proconsul, cum vidisset factum, credidit admirans super doctrina Domini. Elymas quoque ad fidem Christi conversus est, et iterum vidit lucem solis; at postea apostatavit a fide, et factus est crudelissimus sancti Pauli persecutor.

Act. 13- 8 Resistebat autem illis Elymas magus

ELZABAD.

Filius quartus Semeiæ filii Obededom.

1 Par. 26- 7 Filii ergo Semeiæ... Obed, Elzabad

ELZEBAD.

Numeratur nonus inter viros robustissimos et pugnatores optimos qui de Gaddi transfugerunt ad David, cum lateret in deserto fugiens persecutionem Saül.

1 Par. 12-12 Johanan octavus, Elzebad nonus

EMALCHUEL.

Arabum rex, cujus pater Zabdiel interfecerat Alexandrum Balam. Tryphon videns omnem exercitum murmurantem adversus Demetrium, milites enim dolebant quod stipendiis privarentur, ivit ad Emalchuel Arabem, qui nutriebat Antiochum filium Alexandri; et assidebat ei, ut traderet ipsi Tryphoni Antiochum, simulans se velle collocare eum super solium patris sui defuncti. Reversus est Tryphon iter faciens cum Antiocho rege adolescente, quem postea dolo occidit, et regnavit loco ejus, et imposuit sibi diadema Asiæ, et magna clade et perturbatione Syriam affecit.

1 Mac. 11-39 Ivit ad Emalchuël Arabem, qui nutriebat Antiochum filium Alexandri.

EMAN I.

Filius tertius Zaræ filii Juda ex Thamar nuru sua.

1 Par. 2- 6 Filii quoque Zaræ : Zamri, et Ethan, et Eman

EMAN II *vel* HEMAN.

Levites de filiis Caath filii Core, fraterque Ethan, Asir et Abiasaph.

2 Par. 5-12 Et qui sub Eman, et qui sub Idithun
Psal. 87- 1 Intellectus Eman Ezrahitæ

EMANATIO.

Sap. 7-25 Et emanatio quædam est charitatis omnipotentis Dei sincera,

EMANO.

Eccli. 50- 3 In diebus ipsius emanaverunt putei aquar.
Jacob. 3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam ?

EMARCEO *et* EMARCESCO.

Gen. 32-25 Tetigit nervum femoris ejus, et statim emarcuit
-32 Non comedunt nervum filii Israël, qui emarcuit in femore Jacob
Isai. 19- 8 Expandentes rete super faciem aquarum emarcescent
-13 Emarcuerunt principes Mempheos
21- 4 E[illegible]cuit cor meum, tenebræ stupefecerunt me.
Jerem. 51-56 Et emarcuit arcus eorum, quia fortis ultor
Dan. 10- 8 Et emarcui, nec habui quidquam virium

EMATH *vel* AMATH.

Est inter munitissimas civitates tribus Nephthali, cujus sub Amathuntis nomine meminit Josephus. Putant aliqui Emath esse Emesum ad Orontem in Syria. In Isaïa autem est civitas Damasci quam oppugnavit rex Assyriorum. In Amos quoque Emath Rabba scribitur, quod nobiscum sonat, Emath magna. Ex sequentibus versiculis concludi potest Emath duplicem fuisse, majorem et minorem: majorem dictam esse postea Antiochiam; minorem vero appellatam esse Epiphaniam a Syris, tempore sancti Hieronymi, sitam in parte Aquilonari terræ promissæ, juxta Libanum montem.

Num. 13-22 Exploraverunt terram... usque Rohob intrantibus Emath.
34- 8 A quo venient in Emath usque ad terminos Sedada
Josue. 13- 5 A Baalgad... donec ingrediaris Emath
19-35 Civitates munitissimæ, Assedim, Ser, et Emath
Judic. 3- 3 De monte Baal...usque ad introitum Emath
2 Reg. 8- 9 Audivit autem Thou rex Emath
3 Reg. 8-65 Ab introitu Emath usque ad rivum Ægypt.

4 Reg. 14-25 Ab introitu Emath, usq. ad mare solitudinis
-28 Quomodo restituit Damascum et Emath
17-24 De Avah, et de Emath, et de Sepharvaïm
-30 Et viri de Emath fecerunt Asima
18-34 Ubi est deus Emath, et Arphad?
19-13 Ubi est rex Emath, et rex Arphad
23-33 In Rebla... quæ est in terra Emath
25-21 Interfecit eos in Reblatha in terra Emath
1 Par. 13- 5 Usque dum ingrediaris Emath
2 Par. 7- 8 Ab introitu Emath usque ad torrentem Ægypti
8- 3 Abiit quoque in Emath Suba, et obtinuit eam
- 4 Civitates munitissimas ædificavit in Emath
2 Esdr. 12-38 Et turrim Emath, et usque ad portam Gregis
Isai. 10- 9 Numquid non... et ut Arphad, sic Emath?
11-11 Et ab Emath, et ab insulis maris
36-19 Ubi est deus Emath, et Arphad?
37-13 Ubi est rex Emath, et rex Arphad
Jerem. 39- 5 In Reblatha, quæ est in terra Emath
49-23 Confusa est Emath, et Arphad
52- 9 In Reblatha, quæ est inter Emath
-27 Interfecit eos in Reblatha in terra Emath
Ezech. 47-16 Emath, Berotha, Sabarim quæ est inter terminum Damasci et confinium Emath
-17 Terminus Emath plaga Septentrionalis
-20 Per directum, donec venias Emath
48- 1 Juxta viam Hethalon pergentibus Emath Ad Aquilonem juxta viam Emath
Amos. 6- 2 Videte, et ite inde in Emath magnam
-15 Conteret vos ab introitu Emath
Zach. 9- 2 Emath quoque in terminis ejus, et Tyrus

EMENDATIO.

Judith. 8-27 Quasi servi corripimur, ad emendationem

EMENDATOR.

Sap. 7-15 Sapientiæ dux est, et sapientium emendator

EMENDO.

Prov. 25- 8 Ne postea emendare non possis
Luc. 23-16 Emendatum ergo illum dimittam

EMERGO.

Gen. 41- 3 Aliæ quoque septem emergebant de flumine
1 Mac. 9-23 Emerserunt iniqui in omnibus finibus Israël

EMIGRO.

Psal. 51- 7 Et emigrabit te de tabernaculo tuo
61- 7 Adjutor meus: non emigrabo

EMIM.

Emim primi ea loca tenuerunt, quæ postea in Moabitarum, denique et in populi Israelitici possessionem venerunt. Emim erat populus magnus et validus, maximeque terribilis pr pter immanem proceritatem et vires. Commemoratos Moyses sic terribiles, ut Hebræi exemplo Emim a suis sedibus pulsorum fiduciam concipiant occupandæ Chananææ.

Gen. 14- 5 Et Emim in Save Cariathaïm
Deut. 2-10 Emim primi fuerunt habitatores ejus
-11 Denique Moabitæ appellant eos Emim

EMINENTIA.

2 Mac. 6-23 Cogitare cœpit... senectutis suæ eminentiam dignam

EMINENTIOR.

Judith. 13-16 Ascendens in eminentiorem locum
Eccle. 5- 7 Super hos quoque eminentiores sunt alii

EMINEO.

Exod. 38- 7 Qui in lateribus altaris eminebant
39-17 Qui in superhumeralis angulis eminebant
1 Reg. 9- 2 Sursum eminebat super omnem populum
14- 4 Eminentes petræ ex utraque parte
3 Reg. 6-18 Habens... et cælaturas eminentes
-35 Sculpsit... et cælaturas valde eminentes
8- 8 Cumque eminerent vectes, et apparerent
2 Esdr. 3-25 Turrim, quæ eminet de domo regis
-27 A turre magna et eminente usque ad murum
8- 5 Super universum quippe populum eminebat
Job. 28-18 Excelsa et eminentia non memorabuntur
Isai. 57- 5 Qui consolamini.. subter eminentes petras?
Ezech. 17-22 Plantabo super montem excelsum et eminentem
41- 6 Erant eminentia, quæ ingrederentur
42- 5 Quæ ex illis eminebant de inferioribus
- 6 Propterea eminebant de inferioribus
1 Mac. 6-43 Et erat eminens super cæteras bestias
2 Mac. 3-11 Quædam vero... Tobiæ viri valde eminentis
2 Cor. 9-14 Propter eminentem gratiam Dei in vobis
Philip. 3- 8 Propter eminentem scientiam Jesu Christi

EMISSARIUS.

Caper emissarius, qui vivus statui debebat coram Domino, et emitti in solitudinem pro peccato populi, erat quasi piaculum, cui peccata populi imponerentur, ut ille iis onustus, ea secum extra castra efferret in desertum. Qui dimiserat hunc caprum, lavabat vestimenta sua et corpus antequam regrederetur in castra, ad abluendam immunditiam legalem quam contraxerat ex contactu hirci tot peccatis et imprecationibus onusti.

Levit. 16- 8 Mittensque... sortem, unam Domino, et alteram pro capro emissario
-10 Cujus autem in caprum emissarium, statuet eum vivum
-26 Ille vero qui dimiserit caprum emissarium, lavabit...

EMISSARIUS.

Emissarii cursores vocantur in Hebræo et Græco textu. Satellites sunt et stipatores regis.

1 Reg. 22-17 Et ait rex emissariis, qui circumstabant

EMISSARIUS.

In versiculo sequenti vox emissarios *significat nuntios, quos mittet rex Israel cum muneribus ad principes Geth.*

Mich. 1-14 Propterea dabit emissarios super hæreditatem Geth.

EMISSARIUS.

In versiculo sequenti vox emissarii *eadem est ac latrones, prædatores, direptores, qui intrabunt in sanctuarium Dei, et illud contaminabunt, vasa et ornamenta ad usus viles et derisorios vertentes.*

Ezech. 7-22 Introibunt in illud emissarii, et contaminabunt illud.

EMISSARIUS.

Amicus fallax et viri libidinosi equis comparantur qui ad equas admittuntur, ut illas gravidas reddant.

Eccli. 33- 6 Equus emissarius, sic et amicus subsannator,
Jerem. 5- 8 Equi amatores et emissarii facti sunt

EMISSIO.

Cant. 4-13 Emissiones tuæ paradisus malorum punicorum
Sap. 5-22 Ibunt directe emissiones fulgurum
Baruc. 2-25 Mortui sunt.. in emissione (*id est, in exilio*)

EMITTO.

Gen. 3-23 Et emisit eum Dominus D. de paradiso
8- 8 Emisit quoque columbam post eum
-12 Emisit columbam, quæ non est reversa
49-21 Nephthali, cervus emissus, et dans eloquia
Exod. 13-17 Igitur cum emisisset Pharao populum
23-28 Emittens crabrones prius, qui fugabunt
Levit. 16-10 Et emittat eum in solitudinem
-21 Emittet illum per hominem paratum
Deut. 28- 8 Emittet Dominus benedictionem
Judic. 12- 9 Quas emittens foras, maritis dedit
Job. 12-15 Et si emiserit eas, subvertent terram
14-20 Immutabis faciem ejus, et emittes eum
20-23 Ut emittat in eum iram furoris sui
30-24 Ad consumptionem eorum emittis manum
39- 3 Et pariunt, et rugitus emittunt
Psal. 42- 3 Emitte lucem tuam et veritatem tuam
103-10 Qui emittis fontes in convallibus
-30 Emittes Spiritum tuum, et creabuntur
109- 2 Virgam virtutis tuæ emittet Dominus
143- 6 Emitte sagittas tuas, et conturbabis eos
- 7 Emitte manum tuam de alto, eripe me
147-15 Qui emittit eloquium suum terræ
-18 Emittet verbum suum, et liquefaciet ea
Sap. 5-12 Aut tanquam sagitta emissa in locum
7- 3 Vocem similem omnibus emisi plorans
11-19 Horrendas ab oculis scintillas emittentes
Eccli. 19-23 Et est qui emittit verbum certum
34- 6 Nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio
43-14 Et accelerat coruscationes emittere
Isai. 16- 1 Emitte Agnum, Domine, dominatorem
28- 2 Et emissarum super terram spatiosam
Jerem. 24- 5 Transmigrationem Juda, quam emisi de loco isto in terram Chaldæorum
29-20 Quam emisi de Jerusalem in Babylonem
Baruc. 3-33 Qui emittit lumen, et vadit
4-23 Emisi enim vos cum luctu et ploratu
6-59 Sidera cum sint splendida et emissa ad utilitates
Ezech. 8- 3 Emissa similitudo manus apprehendit me
17- 6 Fructificavit in palmites, et emisit propagines
31- 4 Et rivos suos emisit ad universa ligna
Dan. 13-21 Et ob hanc causam emiseris puellas a te
Abdiæ. - 7 Usque ad terminum emiserunt te
-13 Non emitteris adversus exercitum ejus
Zach. 9-11 Emisisti vinctos tuos de lacu
Matth. 15-17 Quod in os intrat... et in secessum emittitur
27-50 Clamans voce magna, emisit spiritum
Marc. 15-37 Jesus autem emissa voce magna expiravit
Joan. 10- 4 Et cum proprias oves emiserit, ante eas vadit
Act. 27-43 Jussitque eos... emittere se primos
Apoc. 6-13 Sicut ficus emittit grossos suos

EMMANUEL.

Quod nomen interpretatur: Nobiscum Deus, *id est, Deus cum natura nostra; est autem nobiscum Deus, non solum quia auxilium præstat, et peccata dimittit, quomodo etiam cum antiquis Judæis erat, sed quia* Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. *Nomen istud Emmanuel datum est Jesu Christo ab Isaia propheta, cum loqueretur de Messia venturo et nascituro e Virgine. Idem nomen repetit archangelus Gabriel quando apparuit in somnis S. Joseph, et annuntiavit ei nativitatem Messiæ ex conjuge Maria Virgine. Dictus est autem Jesus, quia hoc illi nomen inditum est in circumcisione.*

Isai. 7-14 Pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel
8- 8 Implens latitudinem terræ tuæ, o Emmanuël
Matth. 1-23 Et vocabunt nomen ejus Emmanuel

EMMAUS.

Duo diversaque sunt ejusdem nominis loca: alter prope Jerusalem in Judæa, alter prope Tiberiadem in Galilæa. Josephus asserit Emmaüntis nomen aquas calidas significare. Emmaüntis oppidum sive castrum, in quo Discipuli duo Christum post resurrectionem in fractione panis agnoverunt, et quod a Jerusalem stadiis sexaginta distat, cum prima convenit. De eo loco fuit Cleophas, et S. Hieronymus asserit Nicopolim esse insignem Palæstinæ civitatem.

1 Mac. 3-40 Applicuerunt Emmaüm in terra campestri.
-57 Collocaverunt ad Austrum Emmaüm
4- 3 Percutere virtutem exercituum regis, qui erant in Emmaüm
Luc. 24-13 Ibant... in castellum... nomine Emmaüs

EMMER I.

Filius Mosollamith. Princeps fuit familiæ sacerdotalis, cui contigit decima sexta sors in ordine quem constituerat David inter familias Leviticas.

1 Par. 9-12 Filii Mosollamith, filii Emmer
24-14 Decima quinta Belga, decima sexta Emmer
2 Esdr. 3-29 Post eos ædificavit Sadoc filius Emmer
11-13 Filius Mosollamoth, filius Emmer

EMMER II.

Princeps familiæ, qui e captivitate Babylonis ascendit cum mille quinquaginta duobus viris sub Zorobabel.

1 Esdr. 2-37 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
10-20 Et de filiis Emmer, Hanani, et Zebedia
2 Esdr. 7-40 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
Jerem. 20- 1 Et audivit Phassur filius Emmer

EMMER vel EMER.

Nomen urbis Chaldææ vel Babyloniæ.

1 Esdr. 2-59 Qui ascenderunt de... Adon, et Emer
2 Esdr. 7-61 Qui ascenderunt de... Addon et Emmer

EMO.

Gen. 17-23 Tulit autem... universosque quos emerat
23-10 Quem (*agrum*) emerat a filiis Heth
33-19 Emitque partem agri in qua fixerat tabernacula
39- 1 Emitque eum Putiphar, eunuchus Pharaonis
41-57 Veniebant in Ægyptum, ut emerent escas
42- 2 Descendite, et emite nobis necessaria
- 3 Ut emerent frumenta in Ægypto
- 5 Cum aliis qui pergebant ad emendum
- 7 Ut emamus victui necessaria
-18 Servi tui venerunt ut emerent cibos
-19 Et ferte frumenta quæ emistis in domos
-34 Quæ vultis, emendi habeatis licentiam
43- 2 Et emite nobis pauxillum escarum
- 4 Pergemus pariter, et ememus tibi necessaria
-20 Jam ante descendimus ut emeremus escas
-21 Quibus emptis, cum venissemus ad diversorium

Gen. 43-22 Ut emamus quæ nobis necessaria sunt
44-25 Et emite nobis parum tritici
47-19 Eme nos in servitutem regiam
-20 Emit igitur Joseph omnem terram Ægypti
49-30 Quam emit Abraham cum agro ab Ephron
50-13 In spelunca duplici, quam emerat Abraham
Exod. 21- 2 Si emeris servum Hebræum, sex annis serviet tibi
Levit. 5-15 Qui emi potest duobus siclis
22-11 Quem a. sacerdos emerit... hi comedent
25-14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes
Juxta numerum annorum jubilei emes ab eo
-28 Habebit emptor quod emerat
27-22 Si ager emptus est, et non de possessione...
Deut. 2- 6 Cibos emetis ab eis pecunia, et comedetis
Aquam emptam haurietis, et bibetis
14-26 Emes ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit
28-68 Ibi venderis... et non erit qui emat
Josue. 24-32 In parte agri, quem emerat Jacob
Ruth. 4- 4 Si vis possidere... eme, et posside
At ille respondit : Ego agrum emam
- 5 Quando emeris agrum de manu mulieris
2 *Reg.* 12- 3 Præter ovem... quam emerat et nutrierat
24-21 Ut emam a te aream, et ædificem altare
-24 Nequaquam ut vis, sed emam pretio a te
Emit ergo David aream, et boves
3 *Reg.* 10-28 Negotiatores enim regis emebant de Coa
16-24 Emitque montem Samariæ a Somer
4 *Reg.* 5-26 Ut emas oliveta, et vineas, et oves
12-12 Et ut emerent ligna, et lapides
22- 6 Et ut emantur ligna, et lapides
2 *Par* 1-16 Qui ibant, et emebant pretio
34-11 Ut emerent lapides de lapicidinis
1 *Esdr.* 7-17 Et studiose eme de hac pecunia vitulos
2 *Esdr.* 5-16 Ædificavi, et agrum non emi
Prov. 17-16 Cum sapientiam emere non possit
23-23 Veritatem eme, et noli vendere sapientiam
31-16 Consideravit agrum, et emit eum
Isai. 24- 2 Sicut emens, sic ille qui vendit
43-24 Non emisti mihi argento calamum
55- 1 Properate, emite, et comedite : venite, emite absque argento
Jerem. 32- 7 Eme tibi agrum meum, qui est in Anathoth
Tibi e. competit ex propinquitate ut emas
- 9 Emi agrum ab Hanameel filio patrui mei
-25 Eme agrum argento, et adhibe testes
-44 Agri ementur pecunia, et scribentur in libro
Baruc. 1-10 Pecunias, de quibus emite holocautomata
6-24 Ex omni pretio empta sunt
Ezech. 7-12 Qui emit, non lætetur : et qui vendit
1 *Mac.* 12-36 Et neque emant, neque vendant
13-49 Prohibebantur... et emere, ac vendere
Matth. 13-44 Vendit universa... et emit agrum illum
-46 Vendidit omnia quæ habuit, et emit eam
14-15 Ut euntes in castella, emant sibi escas
21-12 Ejiciebat o. vendentes et ementes in templo
25- 9 Ite potius ad vendentes, et emite vobis
-10 Dum autem irent emere, venit sponsus
27- 7 Emerunt ex illis agrum figuli
Marc. 6-36 Emant sibi cibos quos manducent
-37 Euntes emamus ducentis denariis panes
11-15 Cœpit ejicere vendent. et ementes in templo
16- 1 Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata
Luc. 9-13 Nisi.. emamus in omnem hanc turbam escas
14-18 Villam emi, et necesse habeo exire
-19 Juga boum emi quinque, et eo probare illa
17-28 Emebant, et vendebant : plantabant
19-45 Cœpit ejicere vendentes in illo, et ementes
22-36 Vendat tunicam suam, et emat gladium
Joan. 4- 8 Abierant in civitatem ut cibos emerent
6- 5 Unde ememus panes, ut manducent hi ?
13-29 Eme ea quæ opus sunt nobis ad diem festum
Act. 7-16 Quod emit Abraham pretio argenti
1 *Cor.* 6-20 Empti enim estis pretio magno
7-23 Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum
-30 Et qui emunt, tanquam non possidentes
2 *Petr.* 2- 1 Eum qui emit eos, Dominum negant
Apoc. 3-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum
13-17 Et ne quis possit emere, aut vendere
14- 3 Nisi centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra
- 4 Hi empti sunt ex hominibus primitiæ Deo
18-11 Merces eorum nemo emet amplius

EMOLLITUM.

2 *Par.* 34-27 Emollitum est cor tuum, et humiliatus es

EMOLUMENTUM.

Eccle. 4- 9 Habent e. emolumentum societatis suæ
Malac. 3-14 Quod emolumentum quia custodivimus...

EMONA. *Urbs in tribu Benjamin.*

Josue. 18-24 Villa Emona, et Ophni, et Gabee

EMOR. *Pater Sichem. Vide* Hemor.

Judic. 9-28 Super viros Emor patris Sichem

EMORTUUS.

1 *Reg.* 25-37 Emortuum est cor ejus intrinsecus
Job. 14- 8 In pulvere emortuus fuerit truncus illius
Rom. 4-19 Nec consideravit corpus suum emortuum
Et emortuam vulvam Saræ
Hebr. 11-12 Ab uno orti sunt, et hoc emortuo

EMOTUM.

Job. 37- 1 Cor meum, et emotum est de loco suo

EMPTIO.

Levit. 25-16 Tanto minoris et emptio constabit
2 *Par.* 1-17 A regibus Syriæ, emptio celebrabatur
Eccli. 27- 2 Et inter medium venditionis et emptionis angustiabitur peccatum
42- 5 De corruptione emptionis et negotiatorum
Jerem. 32-12 Qui scripti erant in libro emptionis
-14 Sume... librum emptionis hunc signatum
2 *Mac.* 8-25 Qui ad emptionem ipsorum venerant

EMPTITIUS.

Gen. 17-12 Tam vernaculus q. emptitius circumcidetur
-27 Tam vernaculi quam emptitii... circumcisi
Exod. 12-44 Omnis a. servus emptitius circumcidetur

EMPTOR.

Gen. 47-15 Cumque defecisset emptoribus pretium
Levit. 25-27 Quod reliquum est, reddet emptori
-28 Habebit emptor quod emerat
-30 Emptor possidebit eam, et posteri ejus
-52 Reddet emptori quod reliquum est annor.
Prov. 20-14 Malum est, malum est, dicit omnis emptor
Eccli. 37-12 Tracta... cum emptore de venditione

EMUNCTORIA.

Exod. 25-38 Emunctoria quoque, et ubi quæ emuncta s.
37-23 Fecit et lucernas septem cum emunctoriis
Num. 4- 9 Cum lucernis... et emunctoriis

EMUNDATIO.

Levit. 13-35 Sin autem post emundationem rursus...
14-32 Habere non potest omnia in emundationem
15-13 Numerabit septem dies post emundationem sui
Psal. 88-45 Destruxisti eum ab emundatione
Marc. 1-44 Offer pro emundatione tua, quæ præcepit
Luc. 5-14 Offer pro emundatione tua, sicut præcepit
Hebr. 9-17 Inquinatos sanctificat ad emundationem

EMUNDO.

Levit. 15-15 Ut emundetur a fluxu seminis sui
16-20 Postquam emundaverit sanctuarium
Num. 19-12 Septimo non poterit emundari.
35-34 Atque ita emundabitur vestra possessio.
2 *Esdr.* 13- 9 Et emundaverunt gazophylacia
Psal. 18-14 Et emundabor a delicto maximo.
Jerem. 33- 8 Emundabo illos ab omni iniquitate
Ezech. 16- 9 Et emundavi sanguinem tuum ex te
37-23 Emundabo eos : et erunt mihi populus
39-14 Super faciem terræ, ut emundent eam
44-26 Et postquam fuerit emundatus
Osee. 8- 5 Usquequo non poterunt emundari ?
Malac. 3- 3 Sedebit conflans, et emundans argentum
1 *Mac.* 4-41 Donec emundarent sancta
2 *Tim.* 2-21 Si quis ergo emundaverit se ab istis
Hebr. 9-14 Emundabit conscientiam nostram
Jacob. 4- 8 Emundate manus, peccatores
1 *Joan.* 1- 7 Emundat nos ab omni peccato
- 9 Et emundet nos ab omni iniquitate

EMUNGO.

Exod. 25-38 Et ubi quæ emuncta sunt extinguantur
37-23 Vasa ubi ea quæ emuncta sunt extinguantur
Prov. 30-33 Qui vehementer emungit, elicit sanguinem

EN.

Gen. 20- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti
24-51 En Rebecca coram te est, tolle eam
25-32 En morior, quid mihi proderunt primogenita ?
27-36 Supplantavit enim me, en altera vice
31-51 En tumulus hic, et lapis quem erexi
39-14 En introduxit virum Hebræum, ut illuderet
42-22 En sanguis ejus exquiritur
-28 Reddita est mihi pecunia, en habetur in sacco
44-16 En omnes servi sumus domini mei
45-12 En oculi vestri, et oculi fratris mei
47-23 En ut cernitis, et vos, et terram vestram...
48-21 En ego morior, et erit Deus vobiscum
50- 5 En morior, in sepulcro meo... sepelies me
Exod. 5-16 En famuli tui flagellis cædimur
6-30 En incircumcisus labiis sum
9-18 En pluam cras hac ipsa hora grandinem
17- 6 En ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb
Deut. 1- 8 En, inquit, tradidi vobis : ingredimini
4- 6 En populus sapiens et intelligens
8- 4 En quadragesimus annus est
10-14 En Domini Dei tui cœlum est, et cœlum cœli
11-26 En propono in conspectu vestro hodie...
Josue. 9-12 En panes, quando egressi sumus de domibus
23-14 En ego hodie ingredior viam universæ terræ
24-27 En lapis iste erit vobis in testimonium
Judic. 4-14 En ipse ductor est tuus
8-15 Et dixit eis : En Zebee et Salmana
15-18 En siti morior, incidamque in manus
Ruth. 1-15 En reversa est cognata tua ad populum s.
1 *Reg.* 14-11 En Hebræi egrediuntur de cavernis
3 *Reg.* 17-12 En colligo duo ligna, ut ingrediar
-23 Et ait illi : En vivit filius tuus
2 *Par.* 18-12 En verba omnium prophetarum uno ore...
29- 9 En, corruerunt patres nostri gladiis
Esth. 7- 9 En lignum quod paraverat Mardochæo
Job. 19- 3 En, decies confunditis me
32-19 En venter meus quasi mustum absque spiraculo
Prov. 1-23 En proferam vobis Spiritum meum
Cant. 2- 9 En ipse stat post parietem nostrum
-10 En dilectus meus loquitur mihi
3- 7 En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt
Thren. 2-16 En ista est dies quam expectabamus

ENAC.

Gigas proceritate immensa, qui Palæstinam habitabat; tres habuit filios, Ahiman, Sisai et Tholmai gigantes. Nuntii quos miserat Moyses ad explorandam terram promissam retulerunt se vidisse stirpem Enac, monstra quædam de genere giganteo, quibus comparati quasi locustæ videbantur. Eos delevit Josue.

Num. 13-23 Achiman et Sisaï et Tholmaï filii Enac
-29 Stirpem Enac vidimus ibi
-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac
Josue. 15-13 Cariatharbe patris Enac, ipsa est Hebron
-14 Delevitq. ex ea Caleb tres filios Enac, Sesaï et Ahiman, et Tholmaï de stirpe Enac
21-11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron
Judic. 1-20 Qui delevit ex ea tres filios Enac

ENACIM.

Nepotes et posteri Enac gigantis. Videntur hi esse Inachidæ Græcorum, qui antiquissimis temporibus ab Oriente migrarint in Græciam. Cum Israelitæ terram promissam obtinuissent, probabile est reliquias gigantum fugisse apud Philisthæos ; siquidem apud illos tempore Davidis et Saülis gigantes et homines prodigiosa proceritate ibi reperimus. Filii Enacim habitu sunt omnium procerissimi gigantes.

Deut. 1-28 Filios Enacim vidimus ibi
2-10 Ut de Enacim stirpe (*crederentur*)
-11 Et essent similes filiorum Enacim
-21 Sicut Enacim, quos delevit Dominus
9- 2 Filios Enacim, quos ipse vidisti, et audisti
Josue. 11-21 Et interfecit Enacim de montanis
-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim
14-12 Da ergo mihi montem... in quo Enacim sunt et urbes magnæ
-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est.

ENADAD.

Pater Bavaï, principis dimidiæ partis Ceïlæ.

2 *Esdr.* 3-18 Bavaï filius Enadad, princeps

ENAIM.

Urbs in tribu Juda, quæ septima datur a Josue inter quatuordecim urbes secundæ partis tribus Judæ, inter Taphua et Jerimoth.

Josue. 15-34 Zanoë, Ænganuim, Taphua, et Enaïm,

ENAN I.

Pater Ahira, e tribu Nephthali : Ahira princeps tribus suæ erat tempore Moysis.

Num. 1-15 De Nephthali, Ahira filius Enan
2-29 De tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira filius Enan
7-78 Die duodecimo princeps filiorum Nephthali, Ahira filius Enan
-83 Hæc fuit oblatio Ahira filii Enan
10-27 Et in tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira filius Enan

ENAN II.

Filius Nathaniæ, et pater Melchiæ, qui fuit avus Judith, in tribu Ruben.

Judith. 8– 1 Filii Melchiæ, filii Enan, filii Nathaniæ

ENAN.

Villula quæ terminus est Damasci, ad Orientem vergens a Theman et Palmetis.

Num. 34– 9 Usque ad Zephrona, et villam Enan
–10 De villa Enan usque Sephama
*Ezech.*48– 1 Atrium Enan terminus Damasci

ENARRATIO.

Eccli. 9–23 Omnis enarratio tua in præceptis Altissimi
38–26 Et enarratio ejus in filiis taurorum

ENARRO.

*Tobiæ.*13– 4 Ut vos enarretis mirabilia ejus
Job. 28–27 Tunc vidit illam, et enarravit
37–23 Et enarrari non potest
38–37 Quis enarrabit cœlorum rationem
Psal. 18– 1 Cœli enarrant gloriam Dei
25– 7 Et enarrem universa mirabilia tua
47–14 Ut enarretis in progenie altera
49–16 Dixit Deus : Quare tu enarras justitias meas
Eccle. 12– 9 Docuit populum, et enarravit quæ fecerat
Eccli. 1–30 Labia multorum enarrabunt sensum illius
16–25 Et scrutabor enarrare sapientiam
17– 8 Ut magnalia enarrent operum ejus
18– 2 Quis sufficit enarrare opera illius?
– 4 Aut quis adjiciet enarrare misericordiam
19–23 Emittit verbum certum enarrans veritatem
22– 9 Cum dormiente loquitur qui enarrat stulto sapientiam
24–44 Et enarrabo illam usque ad longinquum
25–12 Et qui enarrat justitiam auri audienti
31–11 Eleemosynas illius enarrabit o. ecclesia
34– 9 Qui multa didicit, enarrabit intellectum
36– 2 Quia non est Deus nisi tu, et enarrent magnalia tua
–10 Memento finis, ut enarrent mirabilia tua
–13 Quia non est Deus nisi tu, et enarrent magnalia tua
39–14 Sapientiam ejus enarrabunt gentes
–16 Adhuc consiliabor, ut enarrem
42–17 Fecit sanctos enarrare omnia mirabilia sua
43–26 Qui navigant mare, enarrent pericula ejus
–35 Quis videbit eum, et enarrabit?
Isai. 53– 8 Generationem ejus quis enarrabit?
*Ezech.*12–16 Ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus
Joan. 1–18 Qui est in sinu Patris, ipse enarravit
Act. 8–33 Generationem ejus quis enarrabit
13–41 Non credetis, si quis enarraverit vobis
Hebr. 2– 3 Cum initium accepisset enarrari per Dom.
11–32 Deficiet enim me tempus enarrantem

ENATO.

Act. 27–42 Ne quis cum enatasset, effugeret

ENCÆNIA.

Festum Encæniorum, quod est festum innovationis, seu dedicationis altaris factæ per Judam Machabæum, incidebat in mensem Casleu qui partim Novembri nostro respondet, partim Decembri.

Joan. 10–22 Facta sunt autem Encænia in Jerosolymis

ENDOR.

Urbs in tribu Manasse. In hac Endor erat Pythonissa illa quam consuluit Saül, jussitque resuscitari Samuëlem, a quo suam suorumque mortem proximam, tum et regnum suum David cessurum didicit. Endor est juxta oppidum Naim, in cujus portis Salvator filium viduæ suscitavit.

Josue. 17–11 Habitatores quoqueEndor cum viculis suis
1 Reg. 28– 7 Mulier pythonem habens in Endor
Psal. 82–11 Disperierunt in Endor

ENGADDI.

Fuit olim Engaddi urbs nobilissima in tribu Juda dicta Asasonthamar, id est, urbs Palmarum, *quod palmis abundaret. Habet desertum adjacens ejusdem nominis, in quo montes admodum prærupti. Qua in solitudine latitans in spelunca, Saülis eum ubique persequentis et in altera parte speluncæ ventrem purgantis, David oram chlamydis abscidit, et noluit, cum posset, eum interficere; Saül enim ingrediens et egrediens non vidit illum.*

Josue. 15–62 Et Nebsan, et civitas Salis, et Engaddi
1 Reg. 24– 1 Et habitavit in locis tutissimis Engaddi
1 Reg. 24– 2 Ecce, David in deserto est Engaddi
2 Par. 20– 2 Ecce consistunt in Asasonthamar, quæ est Engaddi
Cant. 1–13 Dilectus meus mihi, in vineis Engaddi
*Ezech.*47–10 Ab Engaddi usque ad Engallim siccatio sagenarum erit

ENGALLIM.

Engallim, ait S. Hieronymus, est in principio maris Mortui, ubi Jordanis ingreditur; Engaddi vero ubi finitur atque consumitur. Sita erat in tribu Benjamin.

*Ezech.*47–10 Ab Engaddi usque ad Engallim siccatio sagenarum erit

ENGANNIM.

Duæ sunt civitates ejusdem nominis ; una quidem in tribu Juda; altera vero in tribu Issachar, quæ data est Levitis.

Josue. 19–21 Et Rameth, et Engannim, et Enhadda
21–29 Et Jaramoth, et Engannim

ENHADDA.

Enhadda, cum reliquis quatuor urbibus quæ hoc et altero versiculo recensentur, terminus est tribus Issachar, ad Aquilonem.

Josue. 19–21 Et Engannim, et Enhadda, et Bethpheses

ENHASOR. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19–37 Et Cedes, et Edraï, Enhasor

ENIM. *Conjunctio.*

Gen. 2– 5 Non enim pluerat Dominus Deus super terram
–17 In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris
Deinceps consulto omittitur.

ENNOM.

Vallis amœnisssima Jerosolymæ adjacens, sic fortasse dicta a nomine possessoris Ennom cujusdam Jebusæi. Tradunt Hebræi ex hoc loco appellatam Gehennam, quod omnis populus Judæorum ibi perierit, offendens Deum. In quo loco etiam filios suos in igne idolis consecrarint, sive holocaustum obtulerint, quæ non præceperit eis, nec ulla legis jusserit sanctione (Hier. in Jer.), *denique locus erat in suburbanis Jerusalem contra Orientem, in quo sacrificia ab impiis regibus facta fuerunt idolo Moloch.*

Josue. 15– 8 Ascenditque per convallem filii Ennom
18–16 Qui respicit vallem filiorum Ennom
Descenditque in Geennom (id est, vallem Ennom)
4 Reg. 23–10 Topheth, quod est in convalle filii Ennom
*2 Esdr.*11–30 Et manserunt in Bersabee usque ad vallem Ennom.
Jerem. 7–31 Topheth, quæ est in valle filii Ennom
–32 Non dicetur amplius... vallis filii Ennom
19– 2 Et egredere ad vallem filii Ennom
– 6 Non vocabitur amplius... vallis filii Ennom
32–35 Quæ sunt in valle filii Ennom

ENOCH. *Vide* HENOCH.

ENON.

Alias Ænon juxta Salim, ubi S. Joannes erat baptizans, quia erant illic aquæ multæ. Vide Ænon.

*Ezech.*47–17 Et erit terminus a mari usque ad atrium Enon

ENOS.

Anno mundi 236, ante J. Ch. 3818. Filius Seth filii Adam. Natus est Enos in centesimo quinto patris sui anno. Ipse cœpit invocare nomen Domini, id est, tunc temporis auctore et suasore Enos cœperunt homines passim, et publice certis cæremoniis et conceptis precum formulis Deum colere, et posteris ejus nomen filiorum Dei adhæsit propter illorum sanctitatem, religionem ac justitiam, aliarumque virtutum quasi splendentem in eis Dei imaginem. Caïnitæ dicuntur filii hominum, quia terrena tantum sapiebant. In anno ætatis suæ nonagesimo genuit Cainan, post cujus ortum vixit octingentis quindecim annis, et genuit filios et filias. Factique sunt omnes dies Enos nongenti quinque anni, et mortuus est anno mundi 1140, ante J. Ch. 2914.

Gen. 4–26 Et Seth natus est filius, quem vocavit Enos
5– 6 Vixit quoque Seth centum quinque annis, et genuit Enos
– 7 Vixitque Seth, postquam genuit Enos
– 9 Vixit vero Enos nonaginta annis
Gen. 5–11 Omnes dies Enos nongenti quinque anni
1 Par. 1– 1 Adam, Seth, Enos

ENSEMES.

Fons Solis in confiniis tribuum Judæ et Benjamin.

Josue. 18–17 Et egrediens ad Ensemes, id est, fontem Solis

ENSIS.

1 Reg. 13–22 Non est inventus ensis et lancea in manu
25–13 Accinctusque est et David ense suo
2 Reg. 21–16 Accinctus erat ense novo
1 Par. 10– 4 Arripuit ergo Saul ensem, et irruit in eum
Cant. 3– 8 Uniuscujusque ensis super femur suum

ENUMERO.

Exod. 38–21 Quæ enumerata sunt juxta præceptum Moysi
Job. 7– 3 Et noctes laboriosas enumeravi mihi
Jerem. 33–22 Sicuti enumerari non possunt stellæ cœli

ENUNTIO.

Psal. 118–26 Vias meas enuntiavi, et exaudisti me
Eccli. 16–22 Sed opera justitiæ ejus quis enuntiabit?
–25 Et in veritate enuntio scientiam ejus
18– 4 Virtutem a. magnitudinis ejus quis enuntiabit?
19–27 Et ingressus hominis enuntiant de illo
37–18 Anima viri sancti enuntiat aliquando vera
39–14 Et laudem ejus enuntiabit ecclesia
1 Mac. 11–40 Et enuntiavit ei quanta fecit Demetrius
2 Mac. 13–21 Enuntiavit autem mysteria hostibus

ENUTRIO.

Ruth. 4–15 Qui consoletur animam tuam, et enutriat senectutem
Psal. 30– 4 Deduces me, et enutries me
54–23 Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet
Isai. 1– 2 Filios enutrivi, et exaltavi
23– 4 Et non peperi, et non enutrivi juvenes
34–15 Et enutrivit catulos, et circumfodit
49–21 Et istos quis enutrivit?
51–18 Ex omnibus filiis quos enutrivit
Thren. 2–22 Quos educavi, et enutrivi, inimicus meus consumpsit eos
*Ezech.*16–19 Et oleum, et mel, quibus enutrivi te
19– 2 In medio leunculorum enutrivit catulos
Dan. 1– 5 Ut enutriti tribus annis, postea starent
Osee. 9–12 Quod et si enutrierint filios suos
Zach. 11–16 Non sanabit, et id quod stat non enutriet
1 Tim. 4– 6 Enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ
Jacob. 5– 5 Et in luxuriis enutristis corda vestra

EO.

Gen. 8– 3 Aquæ de terra euntes et redeuntes
– 5 At vero aquæ ibant et decrescebant
11–31 Eduxit eos... ut irent in terram Chanaan
12– 4 Egressus est itaque Abram... et ivit cum eo Lot
– 5 Egressi sunt ut irent in terram Chanaan
13– 9 Si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo
15–15 Tu autem ibis ad patres tuos in pace
19– 1 Surrexit, et ivit obviam eis
– 4 Prius autem quam irent cubitum, viri civit.
24–58 Sciscitati sunt : Vis ire cum homine isto?
26–13 Et ibat proficiens atque succrescens
28– 7 Quodque obediens Jacob... isset in Syriam.
– 9 Ivit ad Ismaëlem, et duxit uxorem
31–19 Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves
–30 Esto, ad tuos ire cupiebas
37–17 Audivimus autem eos dicentes : Eamus in Dothaïn
–30 Puer non comparet, et ego quo ibo?
41–55 Quibus ille respondit : Ite ad Joseph
43– 5 Sin autem non vis, non ibimus
–13 Fratrem vestrum tollite, et ite ad virum.
44–26 Cui diximus : Ire non possumus
45–17 Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan
48– 1 Assumptis duobus filiis Manasse... ire perrexit
50– 7 Ierunt cum eo omnes senes domus Pharaonis
Exod. 3–18 Ibimus viam trium dierum in solitudinem
–19 Non dimittet vos rex Ægypti ut eatis
5– 3 Ut eamus viam trium dierum in solitudinem
– 4 Ite ad onera vestra
– 8 Eamus, et sacrificemus Deo nostro
–11 Ite, et colligite sicubi invenire poteritis
–17 Dicitis : Eamus, et sacrificemus Domino
8–25 Ite et sacrificate Deo vestro in terra hac
10– 8 Ite, sacrificate Domino Deo vestro
Quinam sunt qui ituri sunt?
–11 Sed ite tantum viri, et sacrificate Domino

Exod. 10-24 Et dixit eis : Ite, sacrificate Domino Parvuli vestri eant vobiscum
12-21 Ite tollentes animal per familias vestras
-31 Ite, immolate Domino sicut dicitis
32-27 Ite, et redite de porta usque ad portam
Levit. 10- 4 Ite et tollite fratres vestros de conspectu
14-35 Ibit cujus est domus, nuntians sacerdoti
Num. 12- 5 Vocans Aaron et Mariam. Qui cum iissent
20-17 Non ibimus per agros, nec per vineas
22-12 Noli ire cum eis, neque maledicas populo
-13 Ite in terram vestram, quia prohibuit me
-23 Avertit se de itinere, et ibat per agrum
-35 Ivit igitur cum principibus
27-13 Cumque videris eam, ibis et tu ad populum tuum, sicut ivit frater tuus Aaron
32- 6 Numquid fratres vestri ibunt ad pugnam ?
34- 5 Ibitque per gyrum terminus ab Asemona
- 9 Ibuntque confinia usque ad Zephrona
Deut. 2- 3 Ite contra Aquilonem
6-14 Non ibitis post deos alienos cunctarum gent.
13- 2 Eamus, et sequamur deos alienos
- 6 Eamus, et serviamus diis alienis
-13 Eamus, et serviamus diis alienis
Josue. 1-16 Et quocumque miseris, ibimus
2- 1 Ite, et considerate terram, urbemque Jericho
-16 Et sic ibitis per viam vestram
4- 5 Ite ante arcam Do. Dei vestri ad Jordanem
6- 7 Ite, et circuite civitatem, armati
-13 Et armatus populus ibat ante eos
10-24 Ite, et ponite pedes super colla regum ist.
22- 4 Revertimini, et ite in tabernacula vestra
Judic. 4- 9 Ibo quidem tecum, sed in hac vice victoria
7- 4 Quem ire prohibuero, revertatur
-10 Sin aut. solus ire formidas, descendat tecum
9- 7 Ivit, et stetit in vertice montis Garizim
- 8 Ierunt ligna ut ungerent super se regem
-11 Et ire ut inter cætera ligna promovear
10-14 Ite, et invocate deos quos elegistis
18- 2 Dixeruntque eis : Ite, et considerate terram
- 6 Qui respondit eis : Ite in pace
- 7 Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs
- 9 Eamus,et possideamus eam,nullus erit labor
-21 Et ante se ire fecissent parvulos ac jumenta
19-18 Ephraïm, unde ieramus in Bethlehem
20-42 Et ad viam deserti ire cœperunt,
21-10 Ite, et percutite habitatores Jabes Galaad
-20 Atque dixerunt : Ite, et latitate in vineis
Ruth. 1- 8 Dixit ad eas : Ite in domum matris vestræ
3- 4 Quando autem ierit ad dormiendum
- 7 Issetque ad dormiendum juxta acervum
1 *Reg.* 6-12 Ibant autem in directum vaccæ per viam
7-16 Et ibat per singulos annos circuiens Bethel
9- 6 Nunc ergo eamus illuc, si forte indicet nobis
- 7 Ecce ibimus : quid feremus ad virum Dei ?
- 9 Venite, et eamus ad Videntem
-10 Optimus sermo tuus. Veni, eamus. Et ierunt in civitatem, in qua erat vir Dei
10- 2 Inventæ sunt asinæ ad quas ieras perquirendas
11-14 Venite, et eamus in Galgala, et innovemus
14- 3 Sed et populus ignorabat quo isset Jonathas
-15 Sed et omnis populus stationis eorum qui ierant ad prædandum, obstupuit
15-12 Surrexisset Samuel, ut iret ad Saül mane
17-41 Ibat autem Philisthæus incedens
20- 6 Ut iret celeriter in Bethlehem civitatem s.
-28 Rogavit me obnixe, ut iret in Bethlehem
23- 3 Quanto magis si ierimus in Ceilam
-25 Ivit ergo Saül et socii ejus ad quærendum
-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
25-33 Prohibuisti me hodie ne irem ad sanguinem
-42 Et quinque puellæ ierunt cum ea
27- 8 Euntibus Sur usque ad terram Ægypti
30-22 Vir..iniquus, de viris, qui ierant cum David
2 *Reg.* 3-21 Cum ergo deduxisset David Abner, et ille isset in pace
7-23 Gens in terra, propter quam ivit Deus
11-10 Non ivit Urias in domum suam
13-19 Ibat ingrediens, et clamans
-25 Cum autem cogeret eum, et noluisset ire
14-30 Ite igitur, et succendite eum igni
15-11 Porro cum Absalom ierunt ducenti viri de Jerusalem vocati, euntes simplici corde
-20 Ego autem vadam quo iturus sum
16-17 Quare non ivisti cum amico tuo ?
3 *Reg.* 1-49 Et ivit unusquisque in viam suam
2- 8 Qui maledixit mihi... quando ibam ad Castra
-39 Nuntiatumque est Semeï, quod servi ejus issent in Geth
-40 Ivitque ad Achis in Geth ad requirendum
-41 Quod isset Semeï in Geth de Jerusalem
-42 Quacumque die egressus, ieris huc et illuc.
10-22 Semel per tres annos ibat in Tharsis

3 *Reg.* 11-22 Indiges, ut quæras ire ad terram tuam
12- 5 Ite usque ad tertium diem, et revertimini
-30 Ibat enim populus ad adorandum vitulum
13-17 Nec reverteris per viam qua ieris
18- 2 Ivit ergo Elias, ut ostenderet se Achab
- 6 Achab ibat per viam unam, et Abdias per viam alteram seorsum
20-33 Et dixit eis : Ite, et adducite eum ad me
22- 6 Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum
-13 Nuntius vero qui ierat ut vocaret Michæam
-15 Ire debemus in Ramoth Galaad ad prœliand.
-49 Et ire non potuerunt, quia confractæ sunt
4 *Reg.* 1- 2 Ite, consulite Beelzebub deum Accaron
- 3 Ut eatis ad consulendum Beelzebub deum
- 6 Ite, et revertimini ad regem qui misit vos
2- 1 Ibant Elias et Eliseus de Galgalis
- 6 Ierunt igitur ambo pariter
-16 Sunt quinquag. viri fortes, qui possunt ire
4- 5 Ivit itaque mulier, et clausit ostium
-18 Et egressus isset ad patrem suum, ad messores
-24 Et propera, ne mihi moram facias in eundo
5-25 Qui respondit : Non ivit servus tuus quoquam
6- 2 Eamus usque ad Jordanem, et tollant singuli... ut ædificemus nobis ibi locum ad habitandum. Qui dixit : Ite
-13 Dixitq. eis : Ite, et videte ubi sit : ut mittam
7- 9 Venite, eamus, et nuntiemus in aula regis
-10 Ivimus ad castra Syriæ, et nullum ibidem...
-11 Ierunt ergo portarii, et nuntiaverunt in palatio regis intrinsecus
-14 In castra Syrorum, dicens : Ite, et videte
8- 9 Ivit igitur Hazaël in occursum ejus
9-34 Ite, et videte maledictam illam, et sepelite
-35 Cumque issent ut sepelirent eam, non inv.
10-25 Et ierunt in civitatem templi Baal
19- 9 Et iret contra eum, misit nuntios ad Ezechiam
22-13 Ite, et consulite Dominum super me
-14 Ierunt itaque, Helcias sacerdos, et Ahicam
1 *Par.* 15-25 Et tribuni, ierunt ad deportandam arcam
21- 2 Ite, et numerate Israel a Bersabee usque Dan
-30 Non prævaluit David ire ad altare
2 *Par.* 1-16 Qui ibant, et emebant pretio
9-21 Siquidem naves regis ibant in Tharsis
18- 5 In Ramoth Galaad ad bellandum ire debemus
-12 Nuntius autem qui ierat ad vocandum
-14 Ire debemus in Ramoth Galaad ad belland.
20-36 Ut facerent naves quæ irent in Tharsis
-37 Naves, nec potuerunt ire in Tharsis
25-13 Quem remiserat Amasias ne secum iret
34-21 Ite, et orate Dominum pro me
35-21 Ad quam me Deus festinato ire præcepit
1 *Esdr.* 5- 8 Notum sit regi, isse nos ad Judæam
7-13 Cuicumque placuerit... et de Levitis, ire in Jerusalem, tecum vadat
2 *Esdr.* 8-10 Ite, comedite pinguia, et bibite mulsum
12-31 Et ierunt ad dexteram super murum
-32 Et ivit post eos Osaïas, et media pars princ.
-37 Chorus secundus gratias referentium ibat
Tobiæ. 1- 5 Denique cum irent omnes ad vitulos aureos
-14 Dedit illi potestatem quocumque vellet ire
2-19 Anna vero uxor ejus ibat ad opus textrinum quotidie
4-11 Et non patietur animam ire in tenebras
5- 4 Virum, qui eat tecum salva mercede sua
-17 Mercenarium, qui cum filio tuo eat
10-12 Osculati sunt eam, et dimiserunt ire
11- 4 Cumque hoc placuisset ut irent, dixit Raph.
Judith. 13-20 Custodivit me Angelus ejus et hinc euntem
14- 5 Ite post illos securi, quon. D. conteret eos
15- 4 Non adunati, in fugam ibant præcipites
Esth. 4- 5 Præcepit ei ut iret ad Mardochæum,
- 6 Egressusque Athach, ivit ad Mardochæum
-17 Ivit itaque Mardochæus, et fecit omnia
5-14 Et sic ibis cum rege lætus ad convivium
6-12 Aman festinavit ire in domum suam
Job. 1- 4 Ibant filii ejus, et faciebant convivium
23- 8 Si ad Orientem iero, non apparet
29-25 Si voluissem ire ad eos, sedebam primus
38-35 Numquid mittes fulgura, et ibunt
42- 8 Ite ad servum meum Job, et offerte
Psal. 80-13 Ibunt in adinventionibus suis
83- 8 Ibunt de virtute in virtutem
106- 7 Ut irent in civitatem habitationis
121- 1 In domum Domini ibimus
125- 6 Euntes ibant et flebant, mittentes semina s.
138- 7 Quo ibo a spiritu tuo ? et quo... fugiam ?
Eccle. 7- 3 Melius est ire ad domum luctus
12- 5 Quoniam ibit homo in domum æternitatis s.
Sap. 1-11 Quoniam sermo obscurus in vacuum non ibit
5-22 Ibunt directe emissiones fulgurum

Eccli. 8-18 Cum audace non eas in via
14-20 Et qui illud operatur, ibit cum illo
32-25 In via ruinæ non eas, et non offendes
48-25 Fortiter ivit in via David patris sui
Isai. 2- 3 Et ibunt populi multi, et dicent
3-16 Nutibus oculorum ibant, et plaudebant
6- 8 Quem mittam ? et quis ibit nobis ?
8- 8 Et ibit per Judam, inundans, et transiens
-11 Ne irem in via populi hujus, dicens
18- 2 Ite Angeli veloces ad gentem convulsam
45- 2 Ego ante te ibo : et gloriosos terræ humiliabo
46- 2 Et anima eorum in captivitatem ibit
59-13 Et aversi sumus ne iremus post tergum Dei
Jerem. 1- 7 Quoniam ad omnia quæ mittam te, ibis
3-18 Ibit domus Juda ad domum Israël
5- 5 Ibo igitur ad optimates, et loquar eis
7- 9 Et ire post deos alienos, quos ignoratis
-12 Ite ad locum meum in Silo
11-12 Ibunt civitates Juda, et habitatores Jerus
15- 5 Aut quis ibit ad rogandum pro pace tua ?
18-12 Post cogitationes enim nostras ibimus
19-10 In oculis virorum qui ibunt tecum
20- 6 Omnes habitatores... ibitis in captivitatem
22-22 Et amatores tui in captivitatem ibunt
25- 6 Et nolite ire post deos alienos
29-12 Et invocabitis me, et ibitis
37- 8 Euntes abibunt, et recedent a nobis
-11 Egressus est Jeremias de Jerusalem ut iret
40-15 Ibo, et percutiam Ismahel filium Nathaniæ
41- 6 Ergo Ismahel... incedens et plorans ibat
44- 3 Et irent ut sacrificarent, et colerent deos
48- 7 Et ibit Chamos in transmigrationem
51- 9 Et eamus unusquisque in terram suam
Baruc. 2-10 Ut iremus in præceptis Domini
Ezech. 1-14 Et animalia ibant et revertebantur
-17 Per quatuor partes earum euntes ibant
-20 Quocumq. ibat spiritus, illuc eunte spiritu, et rotæ pariter elevabantur
-21 Cum euntibus ibant,et cum stantibus stabant
10-11 Sed ad locum ad quem ire declinabat
-16 Ibant pariter et rotæ juxta ea :
12-11 In transmigrationem et in captivitatem ibunt
35- 7 Et auferam de eo euntem et redeuntem
Dan. 13-13 Eamus domum, quia hora prandii est
14- 3 Rex.. et ibat per singulos dies adorare eum
-32 Et ibat in campum ut ferret messoribus
Osee. 2-13 Ibat post amatores s., et mei obliviscebatur
14- 7 Ibunt rami ejus, et erit quasi oliva gloria ej.
Joel. 3-18 Et per omnes rivos Juda ibunt aquæ
Amos. 1-15 Et ibit Melchom in captivitatem
2- 7 Et filius ac pater ejus ierunt ad puellam
6- 2 Et videte, et ite inde in Emath magnam
Jonæ. 1- 3 Et invenit navem euntem in Tharsis Et descendit in eam ut iret cum eis
-11 Quia mare ibat et intumescebat
-13 Quia mare ibat et intumescebat super eos
Mich. 2-10 Et ite, quia non habetis hic requiem
4- 2 Et docebit... et ibimus in semitis ejus
Nahum. 2-11 Ad quam ivit leo ut ingrederetur illuc
Habac. 3- 5 Ante faciem ejus ibit mors
-11 Ibunt in splendore fulgurantis hastæ tuæ
Zach. 6- 7 Quærebant ire et discurrere per om. terram Et dixit : Ite, perambulate terram
8-21 Eamus, et deprecemur faciem Domini
-23 Dicentes : Ibimus vobiscum : audivimus...
9- 8 Qui militant mihi euntes et revertentes
1 *Mac.* 1-12 Eamus, et disponamus testamentum cum gentibus
2-22 Nec sacrificabimus... ut eamus altera via
3-31 Et cogitavit ire in Persidem
5-17 Ego autem et frater meus Jonathas ibimus
-20 Partiti sunt Simoni... ut iret in Galilæam
-29 Surrexerunt... et ibant usque ad munitionem
-48 Transeamus... ut eamus in terram nostram
-57 Et eamus pugnare adversus gentes
-66 Movit castra ut iret in terram alienigenarum
6-36 Et quocumque ibat (*bestia*), ibant
-40 Et ibant caute et ordinate
-46 Et ivit sub pedes elephantis
-57 Festinavit ire, et dicere ad regem
7- 7 Ut eat, et videat exterminium omne
8- 9 Quia qui erant apud Helladam voluerunt ire
9- 8 Surgamus, et eamus ad adversarios nostros
11-39 Et ivit ad Emalchuel Arabem
13-20 Castra ejus ambulabant in omnem locum quocumque ibant
2 *Mac.* 9- 7 Contigit il. impetu euntem de curru cadere
11-10 Ibant igitur prompti, de cœlo habentes adj.
Matth. 2- 8 Ite, et interrogate diligenter de puero
-22 Audiens a. quod Archelaüs regnaret in Judæa pro Herode patre suo, timuit illo ire
5-30 Quam totum corpus tuum eat in gehennam
8-18 Videns... turbas... jussit ire trans fretum

Matth. 8-19 Magister, sequar te, quocumque ieris
-20 Domine, permitte me primum ire
-32 Et ait illis : Ite. At illi exeuntes, abierunt
9-13 Euntes autem discite quid est
10- 6 Sed potius ite ad oves quæ perierunt
- 7 Euntes autem prædicate, dicentes
11- 4 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis
13-28 Dixerunt ei : Vis, imus, et colligimus ea ?
14-15 Ut euntes in castella, emant sibi escas
-16 Non habent necesse ire : date illis...
20- 7 Dicit illis : Ite et vos in vineam meam
21- 2 Ite in castellum quod contra vos est
- 6 Euntes a. Discipuli fecerunt sicut præcepit
-30 Respondens ait : Eo, Domine ; et non ivit
22- 9 Ite ergo ad exitus viarum
24- 1 Et egressus Jesus de templo, ibat
25- 9 Ite potius ad vendentes, et emite vobis
-10 Dum autem irent emere, venit sponsus
-46 Et ibunt hi in supplicium æternum
26-18 Ite in civitatem ad quemdam, et dicite ei
-46 Surgite, eamus : ecce appropinquavit
27-65 Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis
28- 7 Et cito euntes dicite Discipulis ejus
-10 Ut eant in Galilæam, ibi me videbunt
-19 Euntes ergo docete omnes gentes
Marc. 1-38 Eamus in proximos vicos et civitates
6-36 Ut euntes in proximas villas et vicos emant
-37 Euntes emamus ducentis denariis panes
9-42 Quam duas manus habentem ire in gehenn.
11- 2 Ite in castellum quod contra vos est
14-12 Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces
-13 Et dicit eis : Ite in civitatem
-42 Surgite, eamus : ecce qui me tradet prope est
16- 7 Sed ite, dicite Discipulis ejus, et Petro
-12 Ostensus est... euntibus in villam
-13 Et illi euntes nuntiaverunt cæteris
-15 Euntes in mundum universum, prædicate
Luc. 2- 3 Et ibant omnes, ut profiterentur singuli
-41 Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem
4-30 Ipse a. transiens per medium illorum, ibat
-42 Egressus ibat in desertum locum
7- 6 Jesus autem ibat cum illis
-11 Deinceps ibat in civitatem quæ vocatur Naïm
Et ibant cum eo Discipuli ejus, et turba
-22 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis
8-14 Voluptatibus vitæ, euntes, suffocantur
-31 Ne imperaret illis ut in abyssum irent
-42 Contigit, dum iret, a turbis comprimebatur
9-12 Euntes in castella villasque quæ circa sunt
-13 Nisi forte nos eamus, et emamus... escas
-51 Ipse faciem s. firmavit ut iret in Jerusalem
-52 Et euntes intraverunt in civitatem
-53 Quia facies ejus erat euntis in Jerusalem
-57 Sequar te quocumque ieris
-59 Domine, permitte mihi primum ire
10- 3 Ite : ecce ego mitto vos sicut agnos
-38 Factum est a., dum irent, et ipse intravit
11- 5 Et ibit ad illum media nocte, et dicet illi
13-22 Et ibat per civitates et castella docens
-32 Et ait illis : Ite, et dicite vulpi illi
14-19 Juga boum emi quinque, et eo probare illa
-25 Ibant autem turbæ multæ cum eo
-31 Aut quis rex iturus committere bellum
15-18 Surgam, et ibo ad patrem meum, et dicam
16-30 Sed si quis ex mortuis ierit ad eos
17-11 Et factum est, dum iret in Jerusalem
-14 Ite, ostendite vos sacerdotibus
Et factum est, dum irent, mundati sunt.
-23 Nolite ire, neque sectemini
19-30 Ite in castellum quod contra est
-36 Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via
21- 8 Nolite ergo ire post eos
22- 8 Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus
-13 Euntes autem, invenerunt sicut dixit illis
-33 Paratus sum et in carcerem et in mortem ire
-39 Et egressus ibat secundum consuetudinem
24-13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum
-15 Et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis
-28 Et appropinquaverunt castello quo ibant et ipse se finxit longius ire
Joan. 4-50 Credidit homo sermoni quem dixit ei Jesus, et ibat
6-21 Et statim navis fuit ad terram in quam ibant
-69 Simon Petrus : Domine, ad quem ibimus ?
7-35 Quo hic iturus est, quia non inveniemus eum ? numquid in dispersionem Gentium iturus est ?
11- 7 Dixit Discip. suis : Eamus in Judæam iterum
-15 Quoniam non eram ibi. Sed eamus ad eum
-16 Eamus et nos, ut moriamur cum eo

Joan. 14-31 Sic facio. Surgite, eamus hinc
15-16 Et posui vos ut eatis, et fructum afferatis
Act. 1-10 Cumq. intuerentur in cœlum euntem illum
-11 Quemadmod. vidistis eum euntem in cœlum
5-20 Ite, et stantes loquimini in templo plebi
-41 Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu
8-36 Et dum irent per viam, venerunt ad quamdam aquam
-39 Ibat autem per viam suam gaudens.
11-12 Dixit autem Spiritus mihi, ut irem cum illis
15-38 De Pamphylia, et non isset cum eis in opus
16- 7 Tentabant ire in Bithyniam : et non permisit
-16 Factum est a. euntibus nobis ad orationem
-36 Nunc igitur exeuntes, ite in pace
17-14 Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque ad mare
18-27 Cum autem vellet ire Achaïam
19-21 Proposuit Paulus... ire Jerosolymam
20- 1 Et profectus est ut iret in Macedoniam
21- 5 Et expletis diebus profecti ibamus
22- 6 Eunte me, et appropinquante Damasco
23-23 Parate milites ducentos, ut eant usque Cæsaream
-32 Dimissis equitibus ut cum eo irent
25-12 Cæsarem appellasti ? ad Cæsarem ibis
-20 Dicebam si vellet ire Jerosolymam
26-12 In quibus dum irem Damascum cum potestate
27- 3 Permisit ad amicos ire, et curam sui agere
1 Cor. 10-27 Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire
12- 2 Ad simulac. muta prout ducebamini euntes
16- 4 Quod si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt
- 6 Ut vos me deducatis quocumque iero
1 Tim. 1- 3 Ut remaneres Ephesi cum irem in Macedoniam,
Hebr. 11- 8 Et exiit, nesciens quo iret.
Jacob. 2-16 Ite in pace, calefacimini, et saturamini
4-13 Hodie aut crastino ibimus in illam civitatem
1 Joan. 2-11 In tenebris ambulat, et nescit quo eat.
Apoc. 14- 4 Hi sequuntur Agnum quocumque ierit.
16- 1 Ite, et effundite septem phialas iræ Dei
17- 8 Ascensura est de abysso, et in interitum ibit

EO QUOD.

Gen. 3-10 Eo quod nudus essem, et abscondi me
10-25 Eo quod in diebus ejus divisa sit terra
19-13 Eo quod increverit clamor eorum coram Domino
25-21 Eo quod (*Rebecca*) esset sterilis
-28 Eo quod de venationibus illius vesceretur
26- 5 Eo quod obedierit Abraham voci meæ
29-34 Eo quod pepererim ei tres filios
37- 3 Eo quod in senectute genuisset eum
41-32 Eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleat
42-23 Eo quod per interpretem loqueretur ad eos
50- 5 Eo quod pater meus adjuraverit me, dicens
Exod. 5-19 Eo quod diceretur eis : Non minuetur quidq.
13-16 Eo quod in manu forti eduxit nos Dominus
15-23 Eo quod essent amaræ : unde et congruum
16- 8 Eo quod audierit murmurationes vestras
18- 9 Eo quod eruisset eum de manu Ægyptiorum
-11 Eo quod superbe egerint contra illos
19-18 Eo quod descendisset Dominus super eum
29-14 Eo quod pro peccato sit
-22 Eo quod sit aries consecrationis
36- 7 Eo quod oblata sufficerent et superabund
Levit. 8-21 Eo quod esset holocaustum suavissimi odoris
-28 Eo quod consecrationis esset oblatio
10-15 Eo quod armum et pectus... elevaverunt
13-13 Eo quod omnis in candorem versa sit
-55 Eo quod infusa sit in superficie vestimenti
18-13 Eo quod caro sit matris tuæ
20- 3 Eo quod dederit de semine suo Moloch
-17 Eo quod turpitud. suam mutuo revelaverint
26-35 Eo quod non requieverit in sabbatis vestris
-43 Eo quod abjecerint judicia mea
Num. 11- 3 Eo quod incensus fuisset contra eos ignis Domini
-20 Eo quod repuleritis Dominum
13-25 Eo quod botrum portassent inde filii Israël
14-43 Eo quod nolueritis acquiescere Domino
16-38 Eo quod oblatum sit in eis incensum Dom.
20-24 Eo quod incredulus fuerit ori meo
30- 6 Eo quod contradixerit pater
Deut. 15-16 Eo quod diligat te, et domum tuam
23- 5 Eo quod diligeret te
28-47 Eo quod non servieris Domino Deo tuo
-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione
Josue. 6-25 Eo quod absconderit nuntios quos miserat
9-18 Eo quod jurassent eis principes multitudinis
23-16 Eo quod prætereritis pactum Domini Dei
Judic. 6-32 Eo quod dixisset Joas : Ulciscatur se de eo Baal

Judic. 8-30 Eo quod plures haberet uxores
9-18 Eo quod frater vester sit
18-28 Eo quod procul habitarent a Sidone
1 Reg. 1-20 Eo quod a Domino postulasset eum
3-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos
4-22 Eo quod capta esset arca Dei
6-19 Eo quod vidissent arcam Domini
Eo quod Dominus percussisset plebem plaga
8- 6 Eo quod dixissent : Da nobis regem
13-14 Eo quod non servaveris quæ præcepit Dom.
14-29 Eo quod gustaverim paululum de melle isto
15-12 Eo quod venisset Saül in Carmelum
18-12 Eo quod Dominus esset cum eo
20-17 Eo quod diligeret illum : sicut enim animam
-34 Eo quod confudisset eum pater suus
21- 1 Eo quod venisset David. Et dixit ei
22- 8 Eo quod suscitaverit filius meus servum
24- 6 Eo quod abscidisset oram chlamydis Saül
26-21 Eo quod pretiosa fuerit anima mea in oculis
2 Reg. 1-12 Eo quod corruissent gladio
2- 6 Eo quod fecistis verbum istud
3-30 Eo quod occidisset Asaël fratrem eorum
6- 8 Eo quod percussisset Dominus Ozam
8-10 Eo quod expugnasset Adarezer
13-22 Eo quod violasset Thamar sororem suam.
-39 Eo quod consolatus esset super Amnon interitu
3 Reg. 10- 9 Eo quod dilexerit Dominus Israël in sempit.
15- 5 Eo quod fecisset David rectum
18-10 Eo quod minime repereris
21-20 Eo quod venumdatus sis, ut faceres malum
4 Reg. 17-26 Eo quod ignorent ritum Dei terræ
21-15 Eo quod fecerint malum coram me
1 Par. 5-20 Eo quod credidissent in eum
10-13 Eo quod prævaricatus sit mandatum Dom.
13-10 Eo quod tetigisset arcam : et mortuus est
-11 Eo quod divisisset Dominus Ozam
14- 8 Eo quod unctus esset David in regem
21- 6 Eo quod Joab invitus exequeretur regis imperium
28- 3 Eo quod sis vir bellator, et sanguinem fuderis
2 Par. 7- 2 Eo quod implesset majestas Domini templum
- 9 Eo quod dedicasset altare septem diebus
8-11 Eo quod sanctificata sit : quia ingressa est
11-14 Eo quod abjecisset eos Jeroboam, et posteri
13-18 Eo quod sperassent in Dom. Deo patrum
14- 7 Eo quod quæsierimus Dom. Deum patrum
15-16 Eo quod fecisset in luco simulacrum Priapi
19- 3 Eo quod abstuleris lucos de terra Juda
20-27 Eo quod dedisset eis Dominus gaudium
21- 3 Eo quod esset primogenitus
22- 9 Eo quod esset filius Josaphat
24-16 Eo quod fecisset bonum cum Israël
-24 Eo quod dereliquissent Dom. Deum patrum
25-20 Eo quod Dom. esset voluntas ut traderetur
26-10 Eo quod haberet multa pecora
-15 Eo quod auxiliaretur ei Dominus
-20 Eo quod sensisset illico plagam Domini
-23 Eo quod esset leprosus
27- 6 Eo quod direxisset vias suas coram Domino
28- 6 Eo quod reliquissent Dom. Deum patrum
-19 Eo quod nudasset eum auxilio
29-36 Eo quod ministerium Domini esset expletum
30-17 Eo quod multa turba sanctificata non esset.
32-26 Eo quod exaltatum fuisset cor ejus
-29 Eo quod dedisset ei Dominus substantiam
36-15 Eo quod parceret populo et habitaculo suo.
1 Esdr. 3-11 Eo quod fundatum esset templum Domini
2 Esdr. 13- 2 Eo quod non occurrerint filiis Israël
Tobiæ. 10- 3 Eo quod die statuto minime reverteretur
Judith. 10-15 Eo quod tale reperisti consilium
15-11 Eo quod castitatem amaveris
Esth. 9- 2 Eo quod omnes pop... formido penetrarat.
-26 Eo quod phur, id est, sors, in urnam missa fuerit,
13-18 Eo quod eis certa mors impenderet
Job. 4-11 Eo quod non haberet prædam
29-12 Eo quod liberassem pauperem vociferantem
31-19 Eo quod non habuerit indumentum
32- 1 Eo quod justus sibi videretur
- 2 Eo quod justum se esse diceret coram Deo
- 3 Eo quod non invenissent responsionem
- 4 Eo quod seniores essent qui loquebantur
38-41 Eo quod non habeant cibos ?
Prov. 1-29 Eo quod exosam habuerint disciplinam
Eccle. 1-18 Eo quod in multa sapientia multa sit indignatio
5-19 Eo quod Deus occupet deliciis cor ejus
9- 2 Eo quod universa æque eveniant justo et impio
Eccli. 23-31 Eo quod non intellexerit timorem Domini
Isai. 29-13 Eo quod appropinquat populus iste ore suo
53- 9 Eo quod iniquitatem non fecerit

Isai. 61- 1 Eo quod unxerit Dominus me
Jerem. 2-35 Eo quod dixeris : Non peccavi
4-28 Eo quod locutus sum, cogitavi
7-10 Eo quod fecerimus om. abominationes istas
-32 Eo quod non sit locus
9-10 Eo quod non sit vir pertransiens
-11 Eo quod non sit habitator
-12 Eo quod non sit qui pertranseat
19- 4 Eo quod dereliquerint me, et alienum fecerint locum istum
-11 Eo quod non sit alius locus ad sepeliendum
22- 9 Eo quod dereliquerint pactum Domini Dei
24- 2 Eo quod essent malæ
- 8 Eo quod sint malæ : hæc dicit Dominus,
26- 9 Eo quod non sit habitator ? Et congregatus
29-17 Eo quod (*ficus*) pessimæ sint
-19 Eo quod non audierint verba mea
32-43 Eo quod non remanserit homo et jumentum
33-10 Eo quod non sit homo nec jumentum
-24 Eo quod non sit ultra gens coram eis
34-22 Eo quod non sit habitator
35-17 Eo quod locutus sum ad illos, et non aud.
44-22 Eo quod non sit habitator, sicut est dies hæc
51-37 Eo quod non sit habitator
Thren. 1- 4 Eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem
Ezech. 13-10 Eo quod deceperint populum meum
14-15 Eo quod non sit pertransiens propter bestias
15- 8 Eo quod prævaricatores extiterint, dicit Do.
16-28 Eo quod necdum fueris expleta
-43 Eo quod non fueris recordata dierum adolescentiæ tuæ
20-24 Eo quod judicia mea non fecissent
22-19 Eo quod versi estis omnes in scoriam
26-18 Eo quod nullus egrediatur ex te
28- 2 Eo quod elevatum est cor tuum, et dixisti
- 6 Eo quod elevat. est cor tuum quasi cor Dei
33-28 Eo quod nullus sit qui per eos transeat
34- 5 Eo quod non esset pastor : et factæ sunt...
- 8 Eo quod facti sunt greges mei in rapinam
Eo quod non esset pastor
35- 5 Eo quod fueris inimicus sempiternus
-10 Eo quod dixeris : Duæ gentes, et duæ terræ
-15 Eo quod fuerit dissipata, sic faciam tibi
36- 2 Eo quod dixerit inimicus de vobis : Euge
- 6 Eo quod confusionem gentium sustinueritis
39-23 Eo quod dereliquerint me, et absconderim
-28 Eo quod transtulerim eos in nationes
-29 Eo quod effuderim Spiritum meum super...
44- 7 Eo quod inducitis filios alienos incircumcisos
Dan. 6- 4 Eo quod fidelis esset, et omnis culpa...
Osee. 4- 6 Eo quod non habuerit scientiam
Amos. 1- 3 Eo quod trituraverint in plaustris ferreis
Zach. 7-14 Eo quod non esset transiens et revertens
1 Mac. 6-53 Eo quod septimus annus esset
10-78 Eo quod haberet multitudinem equitum
14-35 Eo quod ipse fecerat hæc omnia
2 Mac. 2-11 Eo quod non sit comestum quod erat pro pec.
3-38 Eo quod in loco sit vere Dei quædam virtus
4-30 Eo quod Antiochidi... dono essent dati
6-11 Eo quod verebantur, propter religionem
8-36 Eo quod sequerentur leges ab ipso constitutas
9- 4 Eo quod ita superbe locutus est se ventur.
10-13 Eo quod Cyprum creditam... deseruisset
12-24 Eo quod multorum ex Judæis parentes haberet
15-17 Eo quod civitas sancta et temp. periclitar.
Marc. 4- 6 Eo quod non habebat radicem, exaruit
Luc. 1- 7 Eo quod esset Elisabeth sterilis
2- 4 Eo quod esset de domo et familia David
9- 7 Hæsitabat eo quod diceretur a quibusdam
11- 8 Eo quod amicus ejus sit, propter improbit.
19- 9 Eo quod et ipse filius sit Abrahæ
-11 Eo quod esset prope Jerusalem
-44 Eo quod non cognoveris tempus visitationis
Joan. 2-24 Eo quod ipse nosset omnes.
19-38 Eo quod esset Discipulus Jesu, occultus
Act. 6- 1 Eo quod despicerentur in ministerio
12-20 Eo quod alerentur regiones eorum ab illo
17-31 Eo quod statuit diem in quo judicaturus est
27- 9 Eo quod et jejunium jam præteriisset
28-18 Eo quod nulla esset causa mortis in me
2 Cor. 2-13 Eo quod non invenerim Titum fratrem
5- 4 Eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri
2 Thes. 2-10 Eo quod charitatem veritatis non receperunt
Hebr. 7-24 Hic autem eo quod maneat in æternum
11-23 Eo quod vidissent elegantem infantem
Jacob. 4- 3 Non accipitis : eo quod male petatis

EPÆNETUS.

Epænetus Achaïcus erat, et habetur inter primos S. Pauli discipulos. Primus quidem est, quia in Asia ad Christum conversus est, ut testatur ipse S. Paulus, qui dicit de illo : Primitivus Asiæ in Christo.

Rom. 16- 5 Salutate Epænetum dilectum mihi,

EPAPHRAS.

Theodoretus ait hunc Epaphram Colossensem fuisse. Verisimile autem est eum, cum Romam ad salutandum Paulum et sublevandum venisset, in carcerem conjectum fuisse. Baronius, anno Christi 60, tom. 1, probat fuisse episcopum Colossensem; Archippum vero, quem (4-17) ad obeundum ministerium adhortatur, fuisse diaconum tantum. Martyrologium festivitatem ejus addixit nono diei Julii.

Colos. 1- 7 Sicut didicistis ab Epaphra charissimo
4-12 Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est
Phile. -23 Salutat te Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu

EPAPHRODITUS.

Apostolus Philippensium, cooperator sancti Pauli in prædicatione Evangelii, commilito in hac sacra expeditione sub Christo duce. Martyrologium refert episcopum fuisse Terracinæ in Campania, et festivitatem ejus celebrat die Martis vigesima secunda. Minister necessitatis Pauli; Philippenses enim miserant eum ad S. Paulum Romæ in carcere detentum, ad sublevandum pecunia et alimentis. Epaphras rediit ad Philippenses cum epistola gratulatoria.

Philip. 2-25 Necessarium autem existimavi Epaphroditum... mittere ad vos
4-18 Repletus sum, acceptis ab Epaphrodito quæ misistis

EPHA I.

Filius primogenitus Madian filii Abrahæ et Ceturæ. Habitavit Arabiam, quam incolis repleverunt ejus posteri.

Gen. 25- 4 At vero ex Madian ortus est Epha, et Opher
1 Par. 1-33 Filii autem Madian : Epha, et Epher

EPHA II.

Filius quintus Johaddaï filii Caleb et Epha uxoris secundæ.

1 Par. 2-47 Filii autem Johaddaï... et Epha, et Saaph

EPHA III. *Secunda conjux Caleb.*

1 Par. 2-46 Epha a. concubina Caleb peperit Haran

EPHA.

Madian et Epha regiones sunt trans Arabiam camelorum feraces.

Isai. 60- 6 Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et Epha

EPHEBI.

2 Mac. 4-12 Optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere

EPHEBIA.

2 Mac. 4- 9 Si potestati ejus concederetur gymnasium et ephebiam sibi constituere,

EPHER I *vel* APHER.

Filius secundus Madian filii Abrahæ ex Cetura, fraterque major Epha.

1 Par. 1-33 Filii a. Madian : Epha, et Epher, et Henoch

EPHER II. *Filius tertius Ezra filii Caleb.*

1 Par. 4-17 Et filii Ezra, Jether, et Mered, et Epher

EPHER III.

Vir fortissimus et potens, et nominatus dux in familia sua; reliquit tamen postea Deum patrum suorum, et fornicatus est post deos populorum terræ, sub impiis nimirum regibus Israel.

1 Par. 5-24 Hi fuerunt principes... Epher, et Jesi

EPHER.

Videtur esse regio illa quæ vocatur Geth-Hepher.

3 Reg. 4-10 Ipsius erat Socho, et omnis terra Epher

EPHESIUS.

Civitas Ephesiorum erat dedicata Dianæ, et hanc deam illic colebant ut maximam; fingebant de cœlo demissum esse simulacrum Dianæ quod in templo colebatur; et tanta eorum erat superstitio, ut ne illius quidem nomen, qui deæ templum combusserat, manifestum esse voluerint; combustum enim fuerat ab Erostrate, qui per tale nefas nomen suum celebre fecit.

Act. 19-28 Dicentes : Magna Diana Ephesiorum.
-34 Per horas duas clamantium : Magna Diana Ephesiorum
-35 Viri Ephesii, quis enim est hominum, qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magnæ Dianæ, Jovisque prolis?
21-29 Viderant enim Trophimum Ephesium

EPHESUS.

Ephesus erat Asiæ Minoris et proconsularis metropolis, sacris profanisque notissima scriptoribus; iis propter Dianæ Ephesiæ fanum; illis quod Paulus aliquoties Ephesum inviserit, ibique Evangelium prædicarit, et multa signa ediderit. Porro beatus quoque Joannes Evangelista apud Ephesum fuit relegatus, ibique decessit. Timotheum illic S. Paulus reliquit, ut dicit ad ipsum scribens : Sicut rogavi te ut maneres Ephesi. *S. Paulus, cum esset Romæ in catenis, ad Ephesios scripsit Epistolam sublimibus sententiis et dogmatibus refertam.*

Act. 18-19 Devenitque Ephesum, et illos ibi reliquit
-21 Deo volente, profectus est ab Epheso
-24 Apollo... vir eloquens, devenit Ephesum
19- 1 Factum est... ut Paulus... veniret Ephesum
-17 Atque Gentilibus, qui habitabant Ephesi
-26 Et videtis, et auditis, quia non solum Ephesi
20-16 Proposuerat... transnavigare Ephesum
-17 A Mileto autem mittens Ephesum, vocavit
1 Cor. 15-32 Ad bestias pugnavi Ephesi, quid mihi prodest
16- 8 Permanebo a Ephesi usque ad Pentecosten
Ephes. 1- 1 Omnibus sanctis qui sunt Ephesi
1 Tim. 1- 3 Sicut rogavi te ut remaneres Ephesi
2 Tim. 1-18 Et quanta Ephesi ministravit mihi
4-12 Tychicum autem misi Ephesum
Apoc. 1-11 Septem Ecclesiis quæ sunt in Asia, Epheso
2- 1 Angelo Ephesi Ecclesiæ scribe

EPHI.

Exod. 16-36 Gomor autem decima pars est ephi
Levit. 5-11 Offeret... similæ partem ephi decimam
6-20 Decimam partem ephi offerent similæ
Num. 15- 4 Sacrificium similæ, decimam partem ephi
28- 5 Decimam partem ephi similæ
Ruth. 2-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram
1 Reg. 17-17 Accipe fratribus tuis ephi polentæ
Ezech. 45-10 Statera justa, et ephi justum, et batus justus
-11 Ephi et batus æqualia, et unius mensuræ
Ut capiat... decimam partem cori ephi
-13 Sextam partem ephi de coro frumenti, et sextam partem ephi de coro hordei
-24 Et sacrificium ephi per vitulum, et ephi per arietem faciet : et olei hin per singula ephi
46- 5 Et sacrificium ephi per arietem
- 7 Et ephi per vitulum, ephi quoque per arietem faciet sacrificium
-11 Erit sacrificium ephi per vitulum, et ephi per arietem... et olei hin per singula ephi
-14 Cata mane mane sextam partem ephi,

EPHOD.

Pater Hanniel de tribu Manasse filii Joseph.

Num. 34-23 De tribu Manasse, Hanniel filius Ephod

EPHOD.

Ephod genus vestis est, quod humeros tegit et pectus ambit; illiusque usus sacer erat, quia semper ad divinum cultum referebatur.

Exod. 25- 7 Gemmas ad ornandum ephod ac rationale
Judic. 8-27 Fecitque ex eo Gedeon ephod, et posuit
17- 5 Separavit, et fecit ephod, et theraphim
18-14 Nostis quod in domibus istis sit ephod
-17 Sculptile, et ephod, et theraphim
-18 Tulerunt... sculptile, ephod, et idola
-20 Et tulit ephod, et idola, ac sculptile
1 Reg. 2-18 Puer, accinctus ephod lineo
-28 Ut... et portaret ephod coram me :
14- 3 Achias filius Achitob... portabat ephod
21- 9 Est involutus pallio post ephod
22-18 Et trucidavit... viros vestitos ephod lineo
23- 6 Ephod secum habens descenderat
- 9 Dixit ad Abiathar sacerd. : Appplica ephod
30- 7 Ait ad Abiathar... Applica ad me ephod. Et applicavit Abiathar ephod ad David
2 Reg. 6-14 Porro David erat accinctus ephod lineo
1 Par. 15-27 David autem etiam indutus erat ephod lineo
Osee. 3- 4 Sine altari, et sine ephod, et sine theraphim

EPHPHETA.

Chaldaïcus est imperativus modus passivæ

significationis; Latine, aperire, *seu* apertus esto.
Marc. 7-34 Et ait illi : Ephphetha, quod est adaperire

EPHRA.

Urbs in tribu Manasse, unde oriundus erat Gedeon.

Judic. 6-11 Et sedit sub quercu, quæ erat in Ephra,
-24 Cumque adhuc esset in Ephra,
8-27 Et posuit illud in civitate sua Ephra.
-32 Et sepultus est... in Ephra de familia Ezri.
9- 5 Et venit in domum patris sui in Ephra,
1 Reg. 13-17 Unus cuneus pergebat contra viam Ephra

EPHRAIM.

Anno mundi 2322, *ante J. Ch.* 1732. *Filius secundus Joseph ex Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos. In Ægypto mortuus est anno mundi* 2428, *cum esset ipse annorum natus centum et sex. Ephraim tribus a mari ad Jordanem extensa majorem obtinuit Samariæ regionis partem, sic dicta ab Ephraim filio secundo Joseph, sed majore, quia Jacob moriens eum prætulit Manasse, cum utrique benediceret. Ex hac tribu fuere :* 1° *Elisama filius Ammiud Ephraimitarum* 40500 *princeps in deserto, vigesimo anno et supra, qui omnes poterant ad bella procedere ;* 2° *Osee, qui postea dictus Josue, filius Nun, explorator terræ Chanaan, et post Moysen Israelitarum dux, sub quo* 32500 *Ephraimitæ terram promissam ingressi sunt;* 3° *Camuel filius Sephthan divisor terræ promissæ ;* 4° *Abdon filius Elel Pharatonites judex in Israel;* 5° *Lapidoth maritus Debboræ gubernatricis in Israel ;* 6° *Ahias Silonites propheta, qui Salomonis regnum dividendum prædixit;* 7° *Jeroboam et filius ejus Nabath reges in Israel, aliique multi. Hujus tribus descriptio est in Josue cap.* 16. *Ephraim mons plurima ex parte est in tribubus Ephraim et Benjamin. Sichem dicitur in monte Ephraim, et est saltus Ephraim in tribu Gad. Sylva hæc Ephraim dicebatur quod transmisso Jordane Ephraimitæ illuc pastum pecora ducebant, vel potius quia ibi Oreb et Zeb tempore Gedeonis occiderant Ephraimitæ; denique vel quod ibi Ephraimitæ cæsi essent a Jephtaco.*

Gen. 41-52 Nomen quoque secundi appellavit Ephraïm
46-20 Manasses et Ephraïm
48- 1 Assumptis duobus filiis Manasse et Ephraïm
- 5 Ephraïm et Manasses, sicut Ruben et Sim.
-13 Et posuit Ephraïm ad dexteram suam
-14 Posuit super caput Ephraïm minoris fratris
17 Quod posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraïm
Levare conatus est de capite Ephraïm
-20 Faciat tibi Deus sicut Ephraïm, et sicut Manasse.
Constituitque Ephraïm ante Manassen
50-22 Vidit Ephraïm filios usque ad tertiam gen.
Num. 1-10 Filiorum autem Joseph, de Ephraïm
-32 Filiorum Ephraïm per generationes et famil.
2-18 Ad Occidentalem plagam erunt castra filiorum Ephraïm
-24 Om. qui numerati sunt in castris Ephraïm
7-48 Princeps filiorum Ephraïm, Elisama
10-22 Moverunt castra et filii Ephraïm per turmas
13- 9 De tribu Ephraïm, Osee filium Nun
26-28 Filii Joseph... Manasse et Ephraïm.
-35 Filii aut. Ephraïm per cognationes suas
-37 Hæ sunt cognationes filiorum Ephraïm
34-24 De tribu Ephraïm, Camuel filius Sephthan
Deut. 33-17 Hæ sunt multitudines Ephraïm
34- 2 Terramque Ephraïm et Manasse
Josue. 14- 4 In duas divisi tribus, Manasse et Ephraïm
16- 4 Possederuntq. filii Jos. Manasses et Ephraïm
- 5 Et factus est terminus filiorum Ephraïm
- 8 Hæc est possessio tribus filiorum Ephraïm
- 9 Urbesque separatæ sunt filiis Ephraïm
-10 Non interfecerunt filii Ephraïm Chananæum
Habitavitque Chananæus in medio Ephraïm
17- 8 Juxta terminos Manasse filiorum Ephraïm
- 9 In Meridiem torrentis civitatum Ephraïm
-10 Ita ut possessio Ephraïm sit ab Austro
-15 Augusta est tibi possessio montis Ephraïm
-17 Dixitque Josue ad... Ephraïm et Manasse
19-50 Thamnath Saraa in monte Ephraïm
20- 7 Sichem in monte Ephraïm, et Cariatharbe
21- 5 Qui superfuerant, de tribubus Ephraïm
-21 De tribu Ephraïm urbes confugii, Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraïm
24-30 In Thamnathsare, quæ est sita in monte Ephraïm
-33 In Gabaath... quæ data est ei in monte Ephraïm
Judic. 1-29 Ephraïm etiam non interfecit Chananæum
2- 9 In Thamnathsare in monte Ephraïm
3-27 Insonuit buccina in monte Ephraïm
4- 5 Inter Rama et Bethel in monte Ephraïm
5-14 Ex Ephraïm delevit eos in Amalec
7-24 Misitque Gedeon nuntios in omnem montem Ephraïm
Clamavitque omnis Ephraïm
8- 1 Dixeruntq. ad eum viri Ephraïm : Quid est
- 2 Nonne melior est racemus Ephraïm...
10- 1 Qui habitavit in Samir montis Ephraïm
- 9 Vastarent Judam et Benjamin et Ephraïm
12- 1 Ecce autem in Ephraïm orta est seditio
- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad, pugnabat contra Ephraïm : percusseruntq. viri Galaad Ephraïm, quia dixerat
Fugitivus est Galaad de Ephraïm, et habitat in medio Ephraïm et Manasse
5 Per quæ Ephraïm reversurus erat. Cumque venisset ad ea de Ephraïm numero
- 6 Ceciderunt... Ephraïm quadrag. duo millia
-15 Ac sepultus in Pharathon terræ Ephraïm
17- 1 Vir quidam de monte Ephraïm nomine Michas
- 8 Cumque venisset in montem Ephraïm
18- 2 Cum pergent. venissent in montem Ephraïm
-13 Inde transierunt in montem Ephraïm
19- 1 Habitans in latere montis Ephraïm
1 Reg. 1- 1 De Ramathaïm Sophim, de monte Ephraïm
9- 3 Qui cum transissent per montem Ephraïm
14-22 Qui se absconderant in monte Ephraïm
2 Reg. 2- 9 Et super Ephraïm, et super Benjamin
13-23 In Baalhasor, quæ est juxta Ephraïm
18- 6 Et factum est prælium in saltu Ephraïm
20-21 Sed homo de monte Ephraïm Seba
3 Reg. 4- 8 Nomina eorum : Benhur, in monte Ephraïm
12-25 Ædificavit a. Jeroboam Sichem in monte Ephraïm
4 Reg. 5-22 Duo adolescentes de monte Ephraïm
14-13 A porta Ephraïm usque ad portam anguli
1 Par. 6-66 Fueruntque civitates in terminis eorum de tribu Ephraïm
-67 Sichem cum suburb. suis in monte Ephraïm
7-20 Filii autem Ephraïm : Suthala, Bared
-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum
9- 3 De filiis Benjamin, de filiis quoque Ephraïm
12-30 Porro de filiis Ephraïm viginti millia
27-10 Helles Phallonites de filiis Ephraïm
-14 Banaïas Pharathonites de filiis Ephraïm
-20 Filiis Ephraïm, Osee filius Ozaziu
2 Par. 13- 4 Super montem Semeron, qui erat in Ephraïm
15- 8 Ex urbibus, quas ceperat, montis Ephraïm
- 9 Congregavitq... advenas cum eis de Ephraïm
17- 2 Præsidiaq. disposuit.. in civitatibus Ephraïm
19- 4 De Bersabee usque ad montem Ephraïm
25- 7 Cum Israël et cunctis filiis Ephraïm
-10 Qui venerat ad eum ex Ephraïm
-23 Destruxitque murum ejus a porta Ephraïm
28- 7 Occidit Zechri, vir potens ex Ephraïm, Maaziam filium regis
-12 Viri de principibus filiorum Ephraïm
30- 1 Scripsitq. epistolas ad Ephraïm et Manassen
-10 Pergebant.. per terram Ephraïm et Manasse
-18 Magna etiam pars populi de Ephraïm
31- 1 Altaria destruxerunt... de Ephraïm quoque
34- 6 Sed et in urbibus Manasse, et Ephraïm
- 9 Congregaverant Levitæ, et janitores de Manasse, et Ephraïm
2 Esdr. 8-16 Et in platea portæ Ephraïm
12-38 Et super portam Ephraïm, et super portam antiquam
Psal. 59- 9 Et Ephraïm fortitudo capitis mei
77-67 Et tribum Ephraïm non elegit
79- 3 Coram Ephraïm, Benjamin, et Manasse
107- 9 Et Ephraïm susceptio capitis mei
Eccli. 47-23 Ut faceres... ex Ephraïm imperare imperium durum
-29 Et dedit viam peccandi Ephraïm
Isai. 7- 2 Requievit Syria super Ephraïm
- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria in malum Ephraïm
- 8 Et desinet Ephraïm esse populus
- 9 Caput Ephraïm Samaria, et caput Samariæ
-17 Dies qui non venerunt a diebus separationis Ephraïm a Juda
9- 9 Et sciet omnis populus Ephraïm
-20 Vorabit : Manasses Ephraïm, et Ephraïm Manassen
11-13 Auferetur zelus Ephraïm, et hostes Juda peribunt : et Ephraïm non æmulabitur Judam, et Judas non pugnabit contra Ephraïm
17- 3 Cessabit adjutorium ab Ephraïm,
28- 1 Væ coronæ superbiæ, ebriis Ephraïm
- 3 Corona superbiæ ebriorum Ephraïm
Jerem. 4-15 Notum facientis idolum de monte Ephraïm
7-15 Sicut projeci... universum semen Ephraïm
31- 6 Clamabunt custodes in monte Ephraïm
- 9 Ephraïm primogenitus meus est
-18 Audiens audivi Ephraïm transmigrantem
-20 Si filius honorabilis mihi Ephraïm
50-19 In monte Ephraïm et Galaad saturabitur
Ezech. 37-16 Scribe super illud : Joseph ligno Ephraïm, et cunctæ domui Israël
-19 Lignum Joseph, quod est in manu Ephraïm
48- 5 Usque ad plagam maris, Ephraïm una
- 6 Super terminum Ephraïm, a plaga Orientali
Osee. 4-17 Particeps idolorum Ephraïm, dimitte eum
5- 3 Ego scio Ephraïm, et Israël non est absconditus a me : quia nunc fornicatus est Ephraïm
- 5 Israël et Ephraïm ruent in iniquitate sua
- 9 Ephraïm in desolatione erit in die corrept.
-11 Calumniam patiens est Ephraïm, fractus
-12 Et ego quasi tinea Ephraïm
-13 Et vidit Ephraïm languorem suum
Et abiit Ephraïm ad Assur, et misit ad reg.
-14 Quoniam ego quasi leæna Ephraïm
6- 4 Quid faciam tibi Ephraïm ? quid faciam
-10 Vidi horrendum: ibi fornicationes Ephraïm
7- 1 Revelata est iniquitas Ephraïm
- 8 Ephraïm in populis ipse commiscebatur
Ephraïm factus est subcinericius panis
-11 Factus est Ephraïm quasi columba seducta
8- 9 Ephraïm munera dederunt amatoribus
-11 Multiplicavit Ephraïm altaria ad peccandum
9- 3 Reversus est Ephraïm in Ægyptum
- 8 Speculator Ephraïm cum Deo meo
-11 Ephraïm quasi avis avolavit, gloria eorum
-13 Ephraïm, ut vidi, Tyrus erat fundata in pulchritudine : et Ephraïm educet ad interfectorem filios suos
-16 Percussus est Ephraïm, radix eorum exsiccata est
10- 6 Confusio Ephraïm capiet, et confundetur Isr.
-11 Ephraïm vitula docta diligere trituram
Ascendam super Ephraïm, arabit Judas
11- 3 Ego quasi nutritius Ephraïm, portabam eos
- 8 Quomodo dabo te Ephraïm, protegam te Isr.
- 9 Non convertar ut disperdam Ephraïm
-12 Circumdedit me in negatione Ephraïm
12- 1 Ephraïm pascit ventum, et sequitur æstum
- 8 Et dixit Ephraïm : Verumtamen dives effect.
-14 Ad iracundiam me provocavit Ephraïm
13- 1 Loquente Ephraïm, horror invasit Israël
-12 Colligata est iniquitas Ephraïm
14- 9 Ephraïm quid mihi ultra idola ?
Abdiæ. -19 Possidebunt regionem Ephraïm
Zach. 9-10 Et disperdam quadrigam ex Ephraïm
-13 Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum, implevi Ephraïm
10- 7 Et erunt quasi fortes Ephraïm

EPHRATA et EPHRATHA.

Ephratha, regio Bethlehem civitatis David in qua natus est Christus; est autem in tribu Juda, juxta viam ubi sepulta est Rachel quinto milliario a Jerusalem, in eo loco qui a LXX dicitur Hippodromus.

Gen. 35-16 Ad terram quæ ducit Ephratham
-19 Sepulta est in via quæ ducit Ephratham
48- 7 Et ingrediebar Ephratham, et sepelivi eam juxta viam Ephrathæ
Ruth. 4-11 Ut sit exemplum virtutis in Ephratha
Psal. 131- 6 Ecce audivimus eam in Ephratha
Mich. 5- 2 Et tu Bethlehem Ephratha, parvulus es

EPHRATHA.

Cum mortua fuisset Azuba uxor Caleb filii Hesron, accepit alteram nomine Ephratha, quæ peperit ei Hur, qui et ipse pater est Bethlehem.

1 Par. 2-19 Accepit uxorem Caleb Ephratha
-24 Ingressus est Caleb ad Ephratha
-50 Filii Hur primogeniti Ephratha, Sobal
4 - 4 Isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha

EPHRATHÆUS.

Judic. 12- 5 Dicebant ei Galaaditæ : Numquid Ephrathæus es ?
Ruth. 1- 2 Ephrathæi de Bethlehem Juda
1 Reg. 1- 1 Filii Thohu, filii Suph, Ephrathæus :
17-12 David autem erat filius viri Ephrathæi
3 Reg. 11-26 Jeroboam quoq. filius Nabat, Ephrathæus

EPHREE.

Anno mundi 3445, *Romæ* 145, *ante J. Ch.* 609. *Nomen est proprium cujusdam Pharaonis, quem LXX Vaphrem appellant, Herodotus autem Apriem ; Pharao enim nomen erat dignitatis regiæ, et omnes Ægypti reges Pharaones*

dicebantur. Ephree filius erat Psammis filii Nechao.

Jerem. 44-30 Ecce ego tradam Pharaonem Ephree regem Ægypti

EPHREM.

In primo versiculorum sequentium alludit Propheta ad historiam quæ narratur in lib. 1 Paral. 7-21, ubi legimus Gethæos e Palæstina, qui rapto vivere solebant, in Ægyptum descendisse prædæ causa, et in Ephraimitas, qui in terra Gessen primi occurrerunt, aut primi sese certamini animose intulerunt, irruisse, eosque omnes, dum frater fert opem fratri, interfecisse : in secundo versiculo civitas quæ dicitur Ephrem sita erat ultra Jericho versus Jordanem, et non longe a fluvio, et ad tribum Ephraim pertinebat.

Psal. 77- 9 Filii Ephrem intendentes et mittentes arcum
Joan. 11-54 Abiit... in civitatem quæ dicitur Ephrem.

EPHRON.

Filius Seor, qui habitabat in medio filiorum Heth. Vendidit Ephron Abrahæ agrum et speluncam in qua duplex erat concameratio et duplex crypta ; altera forte ad viros sepeliendos, altera ad fœminas. Vendidit autem Ephron et acquisivit Abraham appenditque quadringentos siclos argenti probatæ monetæ publicæ, id est, 648 fr. 88 cent. Ibique sepelivit Abraham Saram uxorem suam in spelunca agri duplici quæ respiciebat Mambre. Porro in Actibus Apostolorum (7-16) S. Stephanus ait Abrahamum agrum a filiis Hemor filii Sichem mercatum esse, non ergo ab Ephron. Dici potest Ephronem natu maximum ex filiis Hemor, suo et fratrum nomine, agrum vendidisse ; Hemor autem binomium fuisse, et Seor etiam fuisse appellatum.

Gen. 23- 8 Intercedite pro me apud Ephron filium Seor
-10 Habitabat a. Ephron in medio filiorum Heth Responditq. Ephron ad Abraham, cunctis audientibus
-13 Et locutus est ad Ephron circumstante plebe
-14 Responditque Ephron.
-16 Appendit pecuniam quam Ephron postulaverat
-17 Confirmatusq. est ager quondam Ephronis
25- 9 In spelunca duplici, quæ sita est in agro Ephron
49-29 In spelunca duplici quæ est in agro Ephron
-30 Quam emit Abraham cum agro ab Ephron
50-13 Quam emerat Abraham ab Ephron Hethæo

EPHRON.

Urbs in tribu Ephraim, quam cepit Abias rex Juda, fugato Jeroboam rege Israel. Forte locus iste idem est ac Ephrem, qui et aliquando scribitur Ephraim; S. autem Hieronymus vult esse Sichem (Trad. Hebr. cap. 5.)

2 Par. 13-19 Cepit civitates.. Ephron quoque et filias ej.

EPHRON.

Alia est urbs magna et munita, in qua multitudo diversarum gentium habitabat, et machinæ erant multæ et telorum apparatus, robustique juvenes pro muris stabant. Hanc Judas Machabæus, ut cum suis transiret, portas aperire nolentem expugnavit, diruit, et per media cæsorum corpora transivit.

1 Mac. 5-46 Et venerunt usque Ephron
2 Mac. 12-27 Movit exercitum ad Ephron civitatem munitam

EPHRON. *Mons in finitimis tribus Juda.*

Josue. 15- 9 Et pervenit usque ad vicos montis Ephron

EPICUREI.

Act. 17-18 Quidam a. Epicurei et Stoïci philosophi

EPINICIA.

2 Mac. 8-33 Et cum epinicia agerent Jerosolymis

EPINICION.

1 Par. 15-21 In citharis pro octava canebant epinicion

EPISCOPATUS.

Psal. 108- 8 Et episcopatum ejus accipiat alter
Act. 1-20 Et episcopatum ejus accipiat alter
1 Tim. 3- 1 Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.

EPISCOPUS.

2 Esdr. 11-22 Et episcopus Levitarum in Jerusalem
Act. 20-28 Vos Spiritus sanctus posuit episcopos
Philip. 1- 1 Cum episcopis et diaconibus
1 Tim. 3- 2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse
Tit. 1- 7 Oportet e. episcopum sine crimine esse

EPISCOPUS.

Dicitur quoque Jesus Christus episcopus, id est, speculator, superintendens, dirigensque oves suas in vitam æternam.

1 Petr. 2-25 Conversi estis nunc ad Pastorem et Episcopum animarum vestrarum

EPISTOLA.

2 Reg. 11-14 Et scripsit David epistolam ad Joab
-15 Scribens in epistola : Ponite Uriam
4 Reg. 5- 6 Cum acceperis epistolam hanc
2 Par. 30- 1 Scripsitq. epistolas ad Ephraim et Manassen
- 6 Perrexeruntque cursores cum epistolis
32-17 Epistolas quoque scripsit plenas blasphemiæ
1 Esdr. 4- 7 Epistola a. accusationis scripta erat Syriace
- 8 Scripserunt epistolam unam de Jerusalem
-11 Hoc est exemplar epistolæ quam miserunt
5- 6 Exemplar epistolæ quam misit Thathanaï
7-11 Hoc est autem exemplar epistolæ edicti
2 Esdr. 2- 7 Epistolas det mihi ad duces regionis
- 8 Et epistolam ad Asaph custodem saltus
- 9 Dedique eis epistolas regis
6- 5 Et epistolam habebat in manu sua
-17 Epistolæ mittebantur ad Tobiam
-19 Et Tobias mittebat epistolas ut terreret me
Esth. 1-22 Misit epistolas ad universas provincias
3-14 Summa autem epistolarum hæc fuit
8- 5 Ut novis epistolis, veteres... corrigantur
- 8 Epistolis, quæ ex regis nomine mittebantur
- 9 Scriptæ sunt epistolæ, ut Mardochæus voluerat
-10 Ipsæque epistolæ, quæ regis nomine mittebantur
-13 Summaque epistolæ hæc fuit
9-26 Epistolæ, id est, libri hujus, volumine continentur
-29 Scripseruntque..etiam secundam epistolam
11- 1 Attulerunt... hanc epistolam phurim
Baruc. 6- 1 Exemplar epistolæ quam misit Jeremias
1 Mac. 5-14 Et adhuc epistolæ legebantur
9-60 Et misit occulte epistolas sociis suis
10- 3 Et misit Demetrius epistolam ad Jonathan
- 7 Et legit epistolas in auditu omnis populi
-17 Et scripsit epistolam, et misit ei
11-29 Et scripsit Jonathæ epistolas de his omnibus
-31 Exemplum epistolæ quam scripsimus Lastheni
12- 2 Et ad alia loca misit epistolas
- 4 Dederunt illis epistolas ad ipsos per loca
- 5 Et hoc est exemplum epistolarum quas scripsit
- 7 Jampridem missæ erant epistolæ ad Oniam
- 8 Et accepit epistolas, in quibus significabatur
-17 Et reddant vobis epistolas nostras
-19 Et hoc est rescriptum epistolarum
13-35 Respondit ei, et scripsit epistolam talem
14-19 Et hoc exemplum epistolarum quas Spartiatæ miserunt
15- 1 Misit rex Antiochus... epistolas
-15 Habentes epistolas regibus et regionibus scriptas
16-19 Et tribunis misit epistolas, ut venirent ad se
2 Mac. 2-13 Congregavit... et epistolas Regum, et de donariis
9-18 Scripsit ad Judæos in modum deprecationis epistolam
11-16 Nam erant scriptæ Judæis epistolæ a Lysia
-22 Regis autem epistola ista continebat
-27 Ad Judæos vero regis epistola talis erat
-34 Miserunt autem etiam Romani epistolam
Act. 9- 2 Et petiit ab eo epistolas in Damascum
15-30 Congregata multitudine tradiderunt epistolam
22- 5 A quibus et epistolas accipiens
23-26 Scribens epistolam continentem hæc
-33 Cum venissent Cæsaream, et tradidissent epistolam præsidi
Rom. 16-22 Ego Tertius, qui scripsi epistolam
1 Cor. 5- 9 Scripsi vobis in epistola
16- 3 Quos probaveritis per epistolas, hos mittam
2 Cor. 3- 1 Numquid egemus.. commendatitiis epistolis
- 2 Epistola nostra vos estis, scripta in cordibus
- 3 Manifestati quod epistola estis Christi
7- 8 Quoniam etsi contristavi vos in epistola
10- 9 Ut a. non existimer tanquam terrere vos per epistolas
-10 Epistolæ, inquiunt, graves sunt et fortes
-11 Quia quales sumus verbo per epistolas
Colos. 4-16 Cum lecta fuerit apud vos epistola hæc
1 Thes. 5-27 Ut legatur epistola hæc omnibus sanctis
2 Thes. 2- 2 Neque per epistolam tanquam per nos missam
-14 Tenete traditiones...sive per epistolam nostram
3-14 Si quis non obedit verbo nostro per epistolam
-17 Quod est signum in omni epistola
2 Petr. 3- 1 Charissimi, secundam scribo epistolam
-16 Sicut et in omnibus epistolis, loquens

EPISTYLIA.

3 Reg. 7- 6 Et columnas, et epystilia super columnas
2 Par. 4-12 Columnas duas, et epistylia, et capita Quæ capita tegerent super epistylia
-13 Quæ protegerent epistylia, et capita

EPOTO.

Prov. 23-30 Et student calicibus epotandis
Ezech. 23-34 Bibes illum, et epotabis usque ad fæces

EPULÆ.

Gen. 40-20 Recordatus est inter epulas magistri
Judic. 9-27 Et inter epulas et pocula maledicebant
16-25 Sumptis jam epulis, præceperunt ut vocaretur Samson
Tobiæ. 8-22 Fecit, et parari epulas omnibus vicinis suis
Esth. 8-17 Epulæ, atque convivia, et festus dies
9-17 Ut deinceps vacarent epulis, gaudio atque conviviis
-18 Diem constituerunt solemnem epularum
-19 Mittant sibi mutuo partes epularum
-22 Essentque dies isti epularum atque lætitiæ
Prov. 21-17 Qui diligit epulas, in egestate erit
Eccli. 29-29 Melior est victus pauperis... quam epulæ splendidæ
30-18 Quasi appositiones epularum circumpositæ
-27 Splendidum cor et bonum in epulis est : epulæ enim illius diligenter fiunt
Judæ. -12 Hi sunt in epulis suis maculæ

EPULATIO.

Sap. 19-11 Postulaverunt escas epulationis
Eccli. 37-32 Noli avidus esse in omni epulatione

EPULOR.

Deut. 12-12 Ibi epulabimini coram Domino Deo vestro
14-26 Et epulaberis tu et domus tua
16-11 Epulaberis coram Domino Deo tuo
-14 Et epulaberis in festivitate tua
26-11 Et epulaberis in omnibus bonis
27- 7 Et epulaberis coram Domino Deo tuo
Judic. 16-23 Ut immolarent hostias... et epularentur
19-22 Illis epulantibus, et post laborem itineris
Tobiæ. 2- 2 Adduc... timentes Deum, ut epulentur nobiscum
7-17 Et post hæc epulati sunt, benedicentes Deum
11-21 Per septem dies epulantes, omnes... gavisi sunt
Psal. 41- 5 In voce exultationis et confessionis : sonus epulantis
67- 4 Et justi epulentur, et exultent
Eccle. 10-19 In risum faciunt panem et vinum, ut epulentur viventes
Eccli. 39-37 In mandatis ejus epulabuntur
Luc. 12-19 Requiesce, comede, bibe, epulare
15-23 Et occidite, et manducemus, et epulemur
-24 Perierat, et inventus est. Et cœperunt epulari
-29 Et nunquam dedisti mihi hœdum, ut cum amicis meis epularer
-32 Epulari autem et gaudere oportebat
16-19 Et epulabatur quotidie splendide
1 Cor. 5- 8 Itaque epulemur, non in fermento veteri
Jacob. 5- 5 Epulati estis super terram

EPULUM.

Num. 10-10 Si quando habebitis epulum, et dies festos

EQUES.

Gen. 50- 9 Habuit quoque in comitatu currus et equites
Exod. 14-17 Et in curribus et in equitibus illius
-18 Et in curribus atque in equitibus ejus
-23 Currus ejus et equites, per medium maris
-26 Ad Ægyptios super currus et equites eorum
-28 Operuer. currus et equites cuncti exercitus
15-19 Ingressus est enim eques Pharao cum curribus et equitibus ejus in mare
1 Reg. 8-11 Faciet que sibi equites et præcursores quadrigarum
13- 5 Triginta millia curruum, et sex mil. equitum
2 Reg. 1- 6 Porro currus et equites appropinquabant ei
8- 4 Ex parte ejus mille septingentis equitibus
10-18 Occidit... et quadraginta millia equitum
15- 1 Fecit sibi Absalom currus, et equites
3 Reg. 1- 5 Ego regnabo. Fecitque sibi currus et equites

3 *Reg.* 9-19 Et civitates curruum et civitates equitum
10-26 Congregavitque Salomon currus et equites
Mille quadringenti currus, et duodecim millia equitum
16- 9 Servus suus Zambri, dux mediæ patris equitum
20-20 Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo cum equitibus suis
22- 5 Unum sunt : et equites mei, equites tui
4 *Reg.* 13- 7 Nisi quinquaginta equites, et decem currus
18-24 An fiduciam habes in Ægypto propter currus et equites ?
1 *Par.* 18- 4 Cepit ergo David...et septem millia equitum
19- 6 Ut conducerent.. de Soba, currus et equites
2 *Par.* 1-14 Congregavitque sibi currus et equites, et facti sunt... et duodecim millia equitum
8- 6 Cunctasque urbes quadrigarum, et urbes equitum
- 9 Et principes quadrigarum et equitum ejus
9-25 Et curruum equitumque duodecim millia
12- 3 Cum mille ducentis curribus, et sexaginta millibus equitum
16- 8 Multo plures erant, quadrigis et equitibus
1 *Esdr.* 8-22 Erubui e. petere a rege auxilium et equites
2 *Esdr.* 2- 9 Miserat a. rex mecum principes militum, et equites
Judith. 2- 7 Et equitum sagittariorum duodecim millia
-11 Cum quadrigis, et equitibus, et sagittariis
3- 7 Tunc descendit de montibus cum equitibus
4-13 In curribus suis, et in equitibus suis
7- 2 Erant autem... et equites viginti duo millia
Isai. 21- 7 Et vidit currum duorum equitum
- 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum
22- 6 Et Ælam sumpsit pharetram, currum hominis equitis
- 7 Et equites ponent sedes suas in porta
31- 1 Et super equitibus, quia prævalidi nimis
36- 9 Quod si confidis in Ægypto, in quadrigis, et in equitibus
Jerem 4-29 A voce equitis et mittentis sagittam, fugit
46- 4 Jungite equos, et ascendite equites
51-21 Et collidam in te equum et equitem ejus
Ezech. 23- 6 Universos equites, ascensores equorum
-12 Venientibus... equitibus qui vectabantur
26- 7 Cum equis, et curribus, et equitibus, et cœtu
-10 A sonitu equitum, et rotarum... movebuntur muri tui
27-14 De domo Thogorma, equos, et equites, et mulos adduxerunt
38- 4 Educam... equos et equites vestitos loricis
39-20 Saturabimini... de equo, et equite forti
Dan. 11-40 Veniet... et in equitibus, et in classe magna
Osee. 1- 7 Et in bello, et in equis, et in equitibus
Joel. 2- 4 Et quasi equites sic current
Nahum. 3- 2 Vox... et quadrigæ ferventis, et equitis ascendentis
Habac. 1- 8 Et diffundentur equites ejus
Equites namque ejus de longe venient
1 *Mac.* 1-18 In curribus, et elephantis, et equitibus
3-39 Misit cum eis... et septem millia equitum
4- 1 Assumpsit Gorgias... et mille equites electos
-28 Congregavit Lysias... et equitum quinque millia
-31 Confundantur in exercitu suo et equitibus
6-28 Convocavit... et eos qui super equites erant
-30 Centum millia peditum, et viginti millia equitum
-35 Et quingenti equites ordinati unicuiq. bestiæ
9- 4 Abierunt in Beream...et duo millia equitum
-11 Et divisi sunt equites in duas partes
10-77 Admovit tria millia equitum, et exercitum
-78 Eo quod haberet multitudinem equitum, et confideret in eis
-79 Reliquit Apollonius in castris mille equites
-82 Equites e. fatigati erant : et contriti sunt
12-49 Misit Tryphon exercitum et equites in Galilæam
15-13 Belligeratorum, et octo millibus equitum
-38 Et exercitum peditum et equitum dedit illi
-41 Et collocavit illic equites et exercitum
16- 4 Elegit de regione viginti millia virorum belligeratorum, et equites
- 5 Ecce exercitus copiosus in obviam illis peditum et equitum
- 7 Divisit populum et equites in medio peditum
2 *Mac.* 5- 2 Per aëra equites discurrentes
10-31 Interfecti sunt a... et equites sexcenti
11- 4 In multitud. peditum, et in millibus equitum
- 8 Præcedens eos eques in veste candida
-11 Prostraverunt... et equitum mille sexcentos
12-10 Quinque millia viri, et equites quingenti
-20 Habentem secum... equitumque duo millia quingentos
-33 Exivit a. cum... et equitibus quadringentis
-35 Dositheus vero quidam de Bacenoris eques
2 *Mac.* 12-35 Eques quidam de Thracibus irruit in eum
13- 2 Et equitum quinque millia, et elephantos
15-20 Bestiæ equitesque opportuno in loco compositi
Act. 23-23 Equites septuaginta, et lancearios ducentos
-32 Dimissis equitibus ut cum eo irent, reversi

EQUESTRIS.

3 *Reg.* 4-26 Habebat Salomon... et duodecim millia equestrium
Apoc. 9-16 Numerus equestris exercitus vicies millies

EQUIDEM.

1 *Reg.* 21- 5 Dixit ei : Equidem, si de mulieribus agitur
3 *Reg.* 2-26 Equidem vir mortis es : sed hodie te non interficiam
Isai. 49-25 Equidem, et captivitas a forti tolletur
Jerem. 33-26 Equidem et semen Jacob et David... projiciam

EQUINUS.

Eccli. 23-30 Et quasi pullus equinus fugabitur

EQUITATUS.

Exod. 14- 9 Omnis equitatus et currus Pharaonis
-23 Et omnis equitatus Pharaonis... per medium maris
Deut. 17-16 Nec reducet populum in Ægyptum, equitatus numero sublevatus
20- 1 Si exieris... et videris equitatus et currus
Josue. 24- 6 Persecutiq. sunt... cum curribus et equitatu
2 *Par.* 18-30 Rex a. Syriæ præceperat ducibus equitatus
-31 Cum vidissent principes equitatus Josaphat
-32 Cum enim vidissent duces equitatus
21- 9 Cum principibus suis, et cuncto equitatu qui erat secum
Percussit Edom... et omnes duces equitatus
Judith. 9- 6 Confidentes in quadrigis, et in equitatu suo
Cant. 1- 8 Equitatui meo in curribus Pharaonis assimilavi te
1 *Mac.* 4- 7 Viderunt... et equitatus in circuitu eorum
6-38 Et residuum equitatum hinc et inde statuit
8- 6 Et equitatum, et currus, et exercitum
10-73 Quomodo poteris sustinere equitatum
13-22 Et paravit Tryphon omnem equitatum
16- 7 Erat a. equitatus adversariorum copiosus
2 *Mac.* 10-24 Et congregato equitatu Asiano, advenit
11- 2 Congregatis octoginta millibus, et equitatu universo, veniebat adversus Judæos

EQUUS.

Gen. 47-17 Dedit eis alimenta pro equis, et ovibus
49-17 Cerastes in semita, mordens ungulas equi
Exod. 9- 3 Manus mea erit... et super equos, et asinos
15- 1 Equum et ascensorem dejecit in mare
-21 Equum et ascensorem ejus dejecit in mare
Deut. 11- 4 Exercitui Ægyptiorum, et equis ac curribus
17-16 Non multiplicabit sibi equos
Josue. 11- 4 Equi quoq. et currus immensæ multitudinis
- 6 Equos eorum subnervabis, et currus igne combures
- 9 Equos eorum subnervavit, currusque combussit igni
Judic. 5-22 Ungulæ equorum ceciderunt
3 *Reg.* 4-26 Quadraginta millia præsepia equorum currilium
-28 Paleas equorum et jumentorum, deferebant
9-22 Et duces, et præfecti curruum et equorum
10-25 Singuli deferebant ei... et equos et mulos
-28 Educebantur equi Salomoni de Ægypto
-29 Siclis argenti, et equus centum quinquag.
Reges Hethæorum et Syriæ equos venumdabant
18- 5 Si forte possimus.. et salvare equos et mulos
20- 1 Triginta duos reges secum, et equos, et curr.
-20 Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo
-21 Rex Israël percussit equos et currus
-25 Instaura... equos secundum equos pristinos
4 *Reg.* 2-11 Et equi ignei diviserunt utrumque
3- 7 Populus meus, populus tuus; et equi mei, equi tui
5- 9 Venit ergo Naaman cum equis et curribus
6-14 Misit ergo illuc equos et currus
-15 Vidit exercitum... et equos et currus
-17 Et ecce mons plenus equorum, et curruum
7- 6 Sonitum audire fecerat..curruum, et equorum
- 7 Dereliquerunt.. et equos et asinos, in castris
-10 Nullum ibidem reperimus hominem, nisi equos et asinos alligatos
-13 Tollamus quinque equos qui remanserunt
-14 Adduxerunt ergo duos equos
9-19 Misit etiam currum equorum secundum
-33 Et equorum ungulæ conculcaverunt eam
10- 2 Qui habetis... currus, et equos, et civitates
4 *Reg.* 11-16 Impegerunt eam per viam introitus equorum
14-20 Et asportaverunt in equis, sepultusque est
18-23 Et dabo vobis duo millia equorum
23-11 Abstulit quoque equos quos dederant reges Juda Soli
1 *Par.* 18- 4 Subnervavitque omnes equos curruum
2 *Par.* 1-16 Adducebantur a. ei equi de Ægypto
-17 Quadrigam equorum sexcentis argenteis, et equum centum quinquaginta
9-24 Deferebant... equos, et mulos, per singulos annos
-25 Habuit quoque Salomon quadraginta millia equorum in stabulis
-28 Adducebantur a. ei equi de Ægypto
23-15 Cumque intrasset portam Equorum
25-28 Reportantesque super equos, sepelierunt
1 *Esdr.* 2-66 Equi eorum septingenti triginta sex
2 *Esdr.* 3-28 A porta Equorum ædificaverunt sacerdotes
7-68 Equi eorum, septingenti triginta sex
Tobiæ. 6-17 Sicut equus et mulus, quibus non est intellectus
Judith. 3- 3 Et caprarum, equorumque et camelorum
9-16 Neque in equorum viribus voluntas tua est
16- 5 Et equi eorum cooperuerunt valles
Esth. 6- 8 Imponi super equum qui de sella regis est
- 9 Primus de regiis principibus.. teneat equum
-10 Et sumpta stola et equo, fac, ut locutus es
-11 Tulit itaque Aman stolam et equum
Impositum equo præcedebat, atq. clamabat
Job. 39-18 Deridet equum et ascensorem ejus
-19 Numquid præbebis equo fortitudinem
Psal. 19- 8 Hi in curribus, et hi in equis
31- 9 Nolite fieri sicut equus et mulus
32-17 Fallax equus ad salutem
75- 7 Dormitaverunt qui ascenderunt equos
146-10 Non in fortitudine equi voluntatem habebit
Prov. 21-31 Equus paratur ad diem belli
26- 3 Flagellum equo, et camus asino
Eccle. 10- 7 Vidi servos in equis, et principes ambulantes super terram
Sap. 19- 9 Tanquam enim equi depaverunt escam
Eccli. 30- 8 Equus indomitus evadit durus
33- 6 Equus emissarius, sic et amicus subsannator
48- 9 Receptus es... in curru equorum igneorum
Isai. 2- 8 Et repleta est terra ejus equis
5-28 Ungulæ equorum ejus ut silex
30-16 Nequaquam, sed ad equos fugiemus
31- 1 In equis sperantes, et habentes fiduciam
- 3 Et equi eorum caro, et non spiritus
36- 8 Et dabo tibi duo millia equorum
43-17 Qui eduxit quadrigam et equum
63-13 Quasi equum in deserto non impingentem
66-20 In equis, et in quadrigis, et in lecticis
Jerem. 4-13 Velociores aquilis equi illius
5- 8 Equi amatores et emissarii facti sunt
6-23 Et super equos ascendent, præparati
8- 6 Quasi equus impetu vadens ad prælium
-16 A Dan auditus est fremitus equorum ejus
12- 5 Quomodo contendere poteris cum equis ?
17-25 Et ascendentes in curribus et equis
22- 4 Et ascendentes currus et equos
31-40 Usque ad angulum portæ Equorum
46- 4 Jungite equos, et ascendite equites
- 9 Ascendite equos, et exultate in curribus
50-37 Gladius ad equos ejus, et ad currus ejus
-42 Et super equos ascendent, sicut vir paratus
51-21 Et collidam in te equum et equitem ejus
-27 Adducite equum quasi bruchum aculeatum
Ezech. 17-15 Ut daret sibi equos et populum multum
23- 6 Universos equites, ascensores equorum
-12 Equitibus qui vectabantur equis
-20 Et sicut fluxus equorum, fluxus eorum
-23 Et nominatos ascensores equorum
26- 7 Cum equis, et curribus, et equitibus, et cœtu
-10 Inundatione equorum ejus operiet te pulvis
-11 Ungulis equorum suorum conculcabit om.
27-14 De domo Thogorma, equos... adduxerunt
38- 4 Equos et equites vestitos loricis universos
-15 Ascensores equorum universi, cœtus magn.
39-20 Et saturabimini... de equo, et equite forti
Osee. 1- 7 Et in bello, et in equis, et in equitibus
14- 4 Super equum non ascendemus, nec dicemus
Joel. 2- 4 Quasi aspectus equorum, aspectus eorum
Amos. 2-15 Et ascensor equi non salvabit animam suam
4-10 Usque ad captivitatem equorum vestrorum
6-13 Numquid currere queunt in petris equi
Mich. 5-10 Auferam equos tuos de medio tui
Nahum. 3- 2 Vox impetus rotæ, et equi frementis
Habac. 1- 8 Leviores pardis equi ejus, et velociores
3- 8 Qui ascendes super equos tuos
-15 Viam fecisti in mari equis tuis
Aggæi. 2-23 Et descendent equi, et ascensores eorum
Zach. 1- 8 Ecce vir ascendens super equum rufum
Et post eum equi rufi, varii et albi

Zach. 6- 2 In quadriga prima equi rufi, et in quadriga secunda equi nigri
- 3 Et in quadriga tertia equi albi, et in quadriga quarta equi varii et fortes
- 6 In qua erant equi nigri, egrediebantur
9-10 Disperdam... et equum de Jerusalem
10- 3 Posuit eos quasi equum gloriæ suæ in bello
- 5 Et confundentur ascensores equorum
12- 4 Percutiam omnem equum in stuporem
O. equum populorum percutiam cæcitate
14-15 Et sic erit ruina equi, et muli, et cameli
-20 In die illa erit quod super frenum equi est
1 Mac. 10-81 Et laboraverunt equi eorum
2 Mac. 3-25 Apparuit enim illis quidam equus
5- 3 Et cursus equorum per ordines digestos
10-29 Apparuerunt adversariis de cœlo viri quinque in equis
Jacob. 3- 3 Si autem equis frena in ora mittimus
Apoc. 6- 2 Et ecce equus albus, et qui sedebat super...
- 4 Et exivit alius equus rufus
- 5 Veni et vide. Et ecce equus niger
- 8 Ecce equus pallidus: et qui sedebat sup. eum
9- 7 Similes equis paratis in prælium
- 9 Vox curruum equorum multorum currentium in bellum
-17 Et ita vidi equos in visione
Et capita equorum erant tanquam capita leonum
-19 Potestas enim equorum in ore eorum est
14-20 Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum
18-13 Et equorum, et rhedarum, et mancipiorum
19-11 Vidi cœlum apertum, et ecce equus albus
-14 Sequebantur eum in equis albis
-18 Ut manducetis... et carnes equorum
-19 Ad faciendum prælium cum illo qui sedebat in equo
-21 Occisi sunt in gladio sedentis super equum

ERADICATIO.

Isai. 37-26 Et factum est in eradicationem collium
Thren. 3-45 Eradicationem et abjectionem posuisti me

ERADICO.

1 Reg. 20-15 Quando eradicaverit Dom. inimicos David
Job. 31- 8 Et progenies mea eradicetur
-12 Ignis est... et omnia eradicans genimina
Prov. 15- 5 Cogitationes a. impiorum eradicabuntur
Sap. 4- 4 Et a nimietate ventorum eradicabuntur
Eccli. 3-11 Maledictio a. matris eradicat fundamenta
21- 5 Sic substantia superbi eradicabitur
Jerem. 18- 7 Ut eradicem, et destruam, et disperdam illud
Soph. 2- 4 Et Accaron eradicabitur
1 Mac. 5-51 Et eradicavit eam, et accepit spolia ejus
2 Mac. 12- 7 Discessit... universos Joppitas eradicaturus
Matth. 13-29 Ne... eradicetis simul cum eis et triticum
15-13 Omnis plantatio... eradicabitur
Luc. 17- 6 Eradicare, et transplantare in mare
Judæ. -12 Infructuosæ, bis mortuæ, eradicatæ

ERADO.

Levit. 14-43 Postquam eruti s. lapides, et pulvis erasus
1 Reg. 28- 9 Quomodo eraserit magos et hariolos de terra
Sap. 13-11 Et hujus docte eradat omnem corticem
Jerem. 11-19 Et eradamus eum de terra viventium

ERASTUS.

Erastus hic (*cap.* 16 *Epist. ad Romanos*, *vers.* (23) *vocatur arcarius, id est, quæstor civitatis, scilicet Corinthi. A S. Paulo ad fidem Christi conversus, animo ferventi Evangelium prædicans, in Macedoniam cum Timotheo missus ut colligeret eleemosynas fidelium, creatus fuit episcopus Philippensis, ibique martyrio coronatus. Sanctis ascriptus legitur in Martyrologio die* XVI *Julii. Habet eum autem Ecclesia Græca quadragesimum secundum septuaginta duorum Jesu Christi Discipulorum, ejusque festivitatem celebrat die Novembris decima.*

Act. 19-22 Mittens autem... Timotheum et Erastum
Rom. 16-23 Salutat vos Erastus arcarius civitatis
2 Tim. 4-20 Erastus remansit Corinthi

ERCHUÆI. *Populi Assyriæ.*

1 Esdr. 4- 9 Erchuæi, Babylonii, Susanechæi, Dievi

ERECTIO.

Num. 10-21 Donec venirent ad erectionis locum
Job. 22-20 Nonne succisa est erectio eorum

E REGIONE.

Gen. 16-12 E regione universorum fratrum suorum figet tabernacula
21-16 Et abiit, seditque e regione procul
25- 9 In agro Ephron... e regione Mambre
Exod. 14- 2 Castrametentur e regione Phihahiroth
19- 2 Ibique Israel fixit tentoria e regione montis
28-26 In oris, quæ e regione sunt superhumeralis
40-22 E regione mensæ in parte Australi
Levit. 16-15 Ut aspergat e regione oraculi
Num. 8- 2 Præcipe ut.. e regione respiciant ad mensam
Deut. 27-13 Et e regione isti stabunt ad maledicendum
Josue. 18-18 Usq. ad tumulos qui sunt e regione ascensus
1 Reg. 15- 7 Donec venias ad Sur, quæ est e regione Ægypti
3 Reg. 4-12 Usq. Abelmehula e regione Jecmaan
7- 5 E regione se respicientes, æquali spatio
1 Par. 5-11 Filii vero Gad e regione eorum habitaverunt
9-38 Isti habitaverunt e regione fratrum suorum
19- 7 Castrametati sunt e regione Medaba
2 Esdr. 3-27 Ædificaverunt Thecueni mensuram secundam e regione
Ezech. 46- 9 Sed e regione illius egredietur
48-21 Ad mare, e regione viginti quinque millium

EREMUS.

Deut. 1-19 Transivimus per eremum terribilem et maximum
1 Par. 5- 9 Plagam habitavit usque ad introitum eremi
2 Par. 26-10 Tam in campestribus quam in eremi vastitate
Psal. 77-15 Interrupit petram in eremo
Sap. 5-24 Et ad eremum perducet o. terram iniquitas
18-20 Et commotio in eremo facta est multitudinis
Eccli. 6- 3 Relinquaris velut lignum aridum in eremo
13-23 Venatio leonis, onager in eremo
Jerem. 52- 7 Et abierunt per viam quæ ducit in eremum

ERGA.

Gen. 31- 2 Quod non esset erga se sicut heri et nudius tertius
- 5 Quod non sit erga me sicut heri et nudius tertius
37-14 Vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos
1 Reg. 17-22 Si omnia recte agerentur erga fratres suos
Job. 7-17 Aut quid apponis erga eum cor tuum?
1 Mac. 11-33 Propter benignitatem ipsorum, quam erga nos habent
2 Mac. 4-49 Erga sepulturam eorum liberalissimi extiterunt
8-19 De auxiliis Dei, quæ facta sunt erga parentes
9- 3 Recognovit quæ erga Nicanorem.. gesta sunt
10-12 Justi tenax erga Judæos esse constituit
11-13 Reputans, factam erga se diminutionem
12-31 De cætero erga genus suum benignos esse
13- 8 Quia multa erga aram Dei delicta commisit
15-38 Igitur his erga Nicanorem gestis
Luc. 10-41 Sollicita es, et turbaris erga plurima
Philip. 2-30 Quod ex vobis deerat erga meum obsequium

ERGASTULUM.

Exod. 6- 6 Educam vos de ergastulo Ægyptiorum
- 7 Qui eduxerim vos de ergastulo Ægyptiorum
Jerem. 37-15 Ingressus est Jeremias in domum laci et in ergastulum

ERGO.

Gen. 2-15 Tulit ergo Dominus Deus hominem
3-22 Nunc ergo ne forte mittat manum suam
7- 5 Fecit ergo Noë omnia quæ mandaverat ei
8-11 Intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ
9-18 Erant ergo filii Noë, qui egressi sunt de arca
12-13 Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis
13- 8 Dixit ergo Abram ad Lot: Ne, quæso, sit jurgium
15-17 Cum ergo occubuisset sol, facta est caligo
17- 9 Et tu ergo custodies pactum meum
18-16 Cum ergo surrexissent inde viri
19- 9 Te ergo ipsum magis quam hos affligemus
-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre suo
20- 2 Misit ergo Abimelech rex Geraræ, et tulit
- 7 Nunc ergo redde viro suo uxorem
21-23 Jura ergo per Deum, ne noceas mihi
22- 8 Pergebant ergo pariter
24- 9 Posuit ergo servus manum sub femore Abraham
-42 Veni ergo hodie ad fontem aquæ
-59 Dimiserunt ergo eam, et nutricem illius
25-33 Ait Jacob: Jura ergo mihi. Juravit ei Esaü
26-30 Fecit ergo eis convivium, et post cibum et potum...
27- 8 Nunc ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis
-23 Pilosæ manus similitudinem majoris expresserant. Benedicens ergo illi:
-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob pro benedictione
-43 Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam
28-18 Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem
Gen. 29- 1 Profectus ergo Jacob venit in terram Orient.
-20 Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis
30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides
31-13 Nunc ergo surge, et egredere de terra hac
-44 Veni ergo, et ineamus fœdus
-53 Juravit ergo Jacob per timorem patris sui Isaac
32-27 Ait ergo: Quod nomen est tibi? Respondit: Jacob
35- 4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos
-19 Mortua est ergo Rachel, et sepulta est
36-40 Hæc ergo nomina ducum Esaü, in cognationibus
37- 8 Hæc ergo causa somniorum atque sermonum
-17 Perrexit ergo Joseph post fratres suos
-26 Dixit ergo Judas fratribus suis: Quid nobis
38- 8 Dixit ergo Judas ad Onan filium suum
39- 9 Quo modo ergo possum hoc malum facere?
-16 In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito
40-11 Tuli ergo uvas, et expressi in calicem
41-17 Narravit ergo Pharao quod viderat
-33 Nunc ergo provideat rex virum sapientem
-39 Dixit ergo ad Joseph: Quia ostendit tibi
42-17 Tradidit ergo illos custodiæ tribus diebus.
43- 4 Si ergo vis eum mittere nobiscum
-15 Tulerunt ergo viri munera, et pecuniam
44-24 Cum ergo ascendissemus ad famulum tuum
45-24 Dimisit ergo fratres suos, et proficiscentibus ait
47- 1 Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni
-19 Cur ergo moriemur te vidente?
-23 Dixit ergo Joseph ad populos: En, ut cernitis
-27 Habitavit ergo Israël in Ægypto
-31 Jura ergo, inquit, mihi. Quo jurante, adoravit Israël Deum
48- 5 Duo ergo filii tui, qui nati sunt tibi
50-12 Fecerunt ergo filii Jacob sicut præceperat eis
Exod. 1-20 Bene ergo fecit Deus obstetricibus
-22 Præcepit ergo Pharao omni populo suo
2-21 Juravit ergo Moyses quod habitaret cum eo
3- 3 Dixit ergo Moyses: Vadam, et videbo visionem hanc magnam
- 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me:
4- 2 Dixit ergo ad eum: Quid est quod tenes in manu tua?
-19 Dixit ergo Dominus ad Moysen in Madian
-20 Tulit ergo Moyses uxorem suam, et filios suos
5- 6 Præcepit ergo in die illo præfectis operum
-18 Ite ergo, et operamini: paleæ non dabuntur
6- 9 Narravit ergo Moyses omnia filiis Israël
9-19 Mitte ergo jam nunc, et congrega jumenta
-31 Linum ergo et hordeum læsum est
10- 3 Introierunt ergo Moyses et Aaron ad Pharaonem
11- 2 Dices ergo omni plebi, ut postulet vir ab amico suo
14- 6 Junxit ergo currum, et omnem populum suum assumpsit secum
-25 Dixerunt ergo Ægyptii: Fugiamus Israëlem
15-20 Sumpsit ergo Maria prophetissa, soror Aaron
16-13 Factum est ergo vespere, et ascendens
17- 3 Sitivit ergo ibi populus pro aquæ penuria
18- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi, et filii
-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta
19- 5 Si ergo audieritis vocem meam
- 9 Nuntiavit ergo Moyses verba populi ad Do.
24- 3 Venit ergo Moyses, et narravit plebi omnia
33-13 Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo
34- 4 Excidit ergo duas tabulas lapideas
-28 Fuit ergo ibi cum Domino quadrag. dies
36- 1 Fecit ergo Beseleel, et Ooliab, et omnis vir
- 6 Jussit ergo Moyses præconis voce cantari
Levit. 9- 5 Tulerunt ergo cuncta quæ jusserat Moyses
13-44 Quicumque ergo maculatus fuerit lepra
15-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant
18-28 Cavete ergo ne et vos similiter evomat
20-25 Separate ergo et vos jumentum mundum
21- 8 Sint ergo sancti, quia et ego sanctus sum
-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron
23-15 Numerabitis ergo ab altero die sabbati
-31 Nihil ergo operis facietis in eo
-39 A quinto decimo ergo die mensis septimi
Num. 10-33 Profecti sunt ergo de monte Domini
11-10 Audivit ergo Moyses flentem populum
-32 Surgens ergo populus toto die illo, et nocte
12- 8 Quare ergo non timuistis detrahere servo meo Moysi?
13-18 Misit ergo Moyses ad considerandam terram
14-17 Magnificetur ergo fortitudo Domini
-28 Dic ergo eis: Vivo ego, ait Dominus
16-12 Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan

Num. 16-39 Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula ænea
17- 9 Protulit ergo Moyses omnes virgas de consp.
18- 2 Hæc ergo accipies de his quæ sanctificantur
21- 9 Fecit ergo Moyses serpentem æneum
-25 Tulit ergo Israël omnes civitates ejus
22- 5 Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor
-20 Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et ait ei
-39 Perrexerunt ergo simul, et venerunt in urbem
23-19 Dixit ergo, et non faciet ? locutus est
31-17 Ergo cunctos interficite quidquid est generis
32-24 Ædificate ergo urbes parvulis vestris
-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir
Deut. 1-46 Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore
2- 5 Videte ergo diligenter ne moveamini
-13 Surgentes ergo ut transiremus torrentem
-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth
3- 3 Tradidit ergo Dom. Deus noster in manibus nostris etiam Og regem Basan
4-39 Scito ergo hodie, et cogitato in corde tuo
5-25 Cur ergo moriemur, et devorabit nos ignis
7-11 Custodi ergo præcepta et cæremonias
9- 3 Scies ergo hodie quod Dominus Deus tuus
- 6 Scito ergo quod non propter justitias tuas
10-19 Et vos ergo amate peregrinos, quia et ipsi
11-13 Si ergo obedieritis mandatis meis
-32 Videte ergo ut impleatis cæremonias
25-19 Cum ergo Dominus Deus tuus dederit tibi requiem
27- 4 Quando ergo transieritis Jordanem
30- 1 Cum ergo venerint super te omnes sermones
-19 Elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen t.
31- 3 Dominus ergo Deus tuus transibit ante te
- 5 Cum ergo et hos tradiderit vobis
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit
-24 Postquam ergo scripsit Moyses verba legis
-30 Locutus est ergo Moyses, audiente universo cœtu Israel
32-44 Venit ergo Moyses, et locutus est omnia
34- 1 Ascendit ergo Moyses de campestribus Moab
Josue. 2-12 Nunc ergo jurate mihi per Dominum
-15 Demisit ergo eos per funem de fenestra
4- 8 Fecerunt ergo filii Israel sicut præcepit eis
5- 1 Postquam ergo audierunt omnes reges
6- 6 Vocavit ergo Josuë filius Nun sacerdotes
-11 Circuivit ergo arca Dom. civitatem semel
-27 Fuit ergo Dominus cum Josuë
7- 4 Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum
-22 Misit ergo Josue ministros : qui currentes
8- 7 Nobis ergo fugientibus, et illis persequent
-13 Abiit ergo Josuë nocte illa, et stetit
-22 Cum ergo ex utraque parte adversarii cæderentur
9-26 Fecit ergo Josuë ut dixerat, et liberavit eos
10- 3 Misit ergo Adonisedec rex Jerus. ad Oham
-20 Cæsis ergo adversariis plaga magna
11-23 Cepit ergo Josuë omnem terram
13- 6 Veniat ergo in partem hæreditatis Israël
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui
14-10 Concessit ergo Dominus vitam mihi
-12 Da ergo mihi montem istum, quem pollicit.
21-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron
23-15 Sicut ergo implevit opere quod promisit
24- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham
-14 Nunc ergo timete Dominum, et servite ei
-23 Nunc ergo, ait, auferte deos alienos
-25 Percussit ergo Josuë in die illo fœdus
Judic. 1- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem
-15 Dedit ergo ei Caleb irriguum superius
2- 6 Dimisit ergo Josuë populum, et abierunt
-23 Dimisit ergo Dominus omnes nationes has
4-23 Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin
6-24 Ædificavit ergo ibi Gedeon altare Domino
-27 Assumptis ergo Gedeon decem viris de servis suis
7-11 Descendit ergo ipse et Phara puer ejus
8- 7 Cum ergo tradiderit Dominus Zebee et Salmana in manus meas
-16 Tulit ergo seniores civitatis et spinas deserti
9-19 Si ergo recte et absque vitio egistis cum Jerobaal
-28 Cur ergo serviemus ei ?
-39 Abiit ergo Gaal, spectante Sichimorum pop.
-42 Sequenti ergo die egressus est populus in campum
11-13 Nunc ergo cum pace redde mihi eam
-23 Dominus ergo Deus Israël subvertit Amorrhæum
12- 6 Dic ergo : Schibboleth, quod interpretatur Spica
13- 4 Cave ergo ne bibas vinum ac siceram
14-11 Cum ergo cives loci illius vidissent eum
15-11 Descenderunt ergo tria millia virorum de Juda

Judic. 16- 6 Locuta est ergo Dalila ad Samson
17- 3 Reddidit ergo eos matri suæ, quæ dixerat ei
18- 2 Miserunt ergo filii Dan, stirpis et familiæ suæ
19- 8 Postea proficiscaris. Comederunt ergo simul
-14 Transierunt ergo Jebus, et cœptum carpebant iter
Ruth. 1-18 Videns ergo Noëmi quod obstinato animo Ruth decrevisset
-21 Cur ergo vocatis me Noëmi
-22 Venit ergo Noemi cum Ruth Moabitide
2-17 Collegit ergo in agro usque ad vesperam
3-11 Noli ergo metuere, sed quidquid dixeris mihi, faciam tibi
4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam, et sedit ibi.
- 8 Dixit ergo propinquo suo Booz : Tolle calceamentum tuum
1 *Reg.* 1-13 Æstimavit ergo eam Heli temulentam
2-21 Visitavit ergo Dominus Annam, et concepit
3- 2 Factum est ergo in die quadam, Heli jacebat
- 9 Intellexit ergo Heli quia Dominus vocaret puerum
Abiit ergo Samuël, et dormivit in loco suo
6- 1 Fuit ergo arca Domini in regione Philisthin.
-10 Fecerunt ergo illi hoc modo : et tollentes
7- 1 Venerunt ergo viri Cariathiarim, et reduxerunt arcam Domini
- 4 Abstulerunt ergo filii Israël Baalim et Astaroth
8- 4 Congregati ergo universi majores natu Israël
- 9 Nunc ergo vocem eorum audi
9- 6 Nunc ergo eamus illuc, si forte indicet nobis
-13 Nunc ergo conscendite, quia hodie reperietis eum
10- 7 Quando ergo evenerint signa hæc omnia tibi
-19 Nunc ergo state coram Domino per tribus
-21 Quæsierunt ergo eum, et non est inventus.
11- 4 Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saülis
- 7 Invasit ergo timor Domini populum
- 9 Venerunt ergo nuntii, et annuntiaverunt viris
12- 7 Nunc ergo state, ut judicio contendam
-10 Nunc ergo erue nos de manu inimicorum
-13 Nunc ergo præsto est rex vester, quem elegistis
13- 4 Clamavit ergo populus post Saül in Galgala
- 9 Ait ergo Saul : Afferte mihi holocaustum
-20 Descendebat ergo omnis Israël ad Philisthiim
14-20 Conclamavit ergo Saül, et omnis populus
-31 Percusserunt ergo in die illa Philisthæos
Liberavit ergo populus Jonathan, ut non moreretur
15- 1 Nunc ergo audi vocem Domini
- 3 Nunc ergo vade, et percute Amalec
-12 Venit ergo Samuël ad Saül, et Saül offerebat
-19 Quare ergo non audisti vocem Domini
-23 Pro eo ergo quod abjecisti sermonem Domini
-31 Reversus ergo Samuël secutus est Saülem
16- 4 Fecit ergo Samuel, sicut locutus est ei Dom.
- 5 Sanctificavit ergo Isaï et filios ejus
-12 Misit ergo, et adduxit eum. Erat a. rufus,
-13 Tulit ergo Samuël cornu olei, et unxit eum
-17 Providete ergo mihi aliquem bene psallentem
-19 Misit ergo Saül nuntios ad Isaï, dicens
17-14 Tribus ergo majoribus secutis Saülem
-22 Derelinquens ergo David vasa quæ attulerat
-25 Virum ergo qui percusserit eum, ditabit
-39 Accinctus ergo David gladio ejus super vestem suam
-48 Cum ergo surrexisset Philisthæus, et veniret
18- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David
-13 Amovit ergo eum Saül a se, et fecit eum tribunum
-22 Nunc ergo esto gener regis.
19- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona ad Saül patrem suum
- 5 Quare ergo peccas in sanguine innoxio
-11 Misit ergo Saül satellites suos in domum David
-20 Misit ergo Saül lictores, ut raperent David
20- 2 Hunc ergo celavit me pater meus sermonem
- 5 Dimitte ergo me ut abscondar in agro
- 8 Fac ergo misericordiam in servum tuum
-16 Pepigit ergo Jonathas fœdus cum domo David
-19 Descendes ergo festinus, et venies in locum
-24 Absconditus est ergo David in agro, et venerunt calendæ
-29 Nunc ergo si inveni gratiam in oculis tuis
-34 Surrexit ergo Jonathas a mensa in ira furoris
-40 Dedit ergo Jonathas arma sua puero, et dixit
-42 Dixit ergo Jonathas ad David : Vade in pace
21- 3 Nunc ergo si quid habes ad manum, vel quinque panes
- 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem

1 *Reg.* 22- 1 Abiit ergo David inde, et fugit in speluncam Odollam
-11 Misit ergo rex ad accersendum Achimelech
23- 2 Consuluit ergo David Dominum, dicens
- 4 Rursum ergo David consuluit Dominum
- 5 Abiit ergo David, et viri ejus, in Ceilam
-13 Surrexit ergo David et viri ejus quasi sexcenti
-18 Percussit ergo uterque fœdus coram Domino
-20 Nunc ergo, sicut desideravit anima tua ut descenderes
-22 Abite ergo, oro, et diligentius præparate
-25 Ivit ergo Saül et socii ejus ad quærendum
-28 Reversus est ergo Saül desistens persequi David
24- 1 Ascendit ergo David inde : et habitavit in locis tutissimis
- 3 Assumens ergo Saül tria millia electorum
- 5 Surrexit ergo David, et præcidit oram chlamydis Saül
-14 Manus ergo mea non sit in te
25- 4 Cum ergo audisset David in deserto quod tonderet
- 8 Nunc ergo inveniant pueri tui gratiam in oculis tuis
-11 Tollam ergo panes meos, et aquas meas
-20 Cum ergo ascendisset asinum, et descenderet
-26 Nunc ergo, domine mi, vivit Dominus
-28 Malitia ergo non inveniatur in te omnibus diebus vitæ tuæ
-30 Cum ergo fecerit Dominus tibi domino meo
-35 Suscepit ergo David de manu ejus omnia
-39 Misit ergo David, et locutus est ad Abigaïl
26- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum
- 8 Nunc ergo perfodiam eum lancea in terra
-15 Quare ergo non custodisti dominum tuum regem ?
-16 Nunc ergo vide ubi sit hasta regis
-19 Nunc ergo audi, oro, domine mi rex, verba
-25 Ait ergo Saül ad David : Benedictus, tu fili
27- 1 Fugiam ergo manus ejus
-12 Credidit ergo Achis David, dicens
28- 8 Mutavit ergo habitum suum : vestitusque est aliis vestimentis
- 9 Quare ergo insidiaris animæ meæ, ut occidar
-15 Vocavi ergo te, ut ostenderes mihi quid faciam
29- 6 Vocavit ergo Achis David, et ait ei
- 7 Revertere ergo, et vade in pace, et non offendas
30- 3 Cum ergo venissent David et viri ejus ad civitatem
-18 Eruit ergo David omnia, quæ tulerant Amalecitæ
-26 Venit ergo David in Siceleg, et misit dona
31- 6 Mortuus est ergo Saül, et tres filii ejus
2 *Reg.* 2- 2 Ascendit ergo David, et duæ uxores ejus
- 5 Misit ergo David nuntios ad viros Jabes
-23 Percussit ergo eum Abner aversa hasta
3-12 Misit ergo Abner nuntios ad David pro se
-15 Misit ergo Isboseth, et tulit eam a viro suo
-18 Nunc ergo facite : quoniam Dominus locutus est
5-13 Accepit ergo David adhuc concubinas et uxores
-17 Audierunt ergo Philisthiim quod unxissent David
-20 Venit ergo David in Baalpharasim : et percussit
6-12 Abiit ergo David, et adduxit arcam Dei
9- 5 Misit ergo rex David, et tulit eum de domo Machir
10- 2 Misit ergo David, consolans eum per servos
11-14 Factum est ergo mane, et scripsit David
12-19 Cum ergo David vidisset servos suos mussitantes
-20 Surrexit ergo David de terra : et lotus unctusque est
13- 7 Misit ergo David ad Thamar domum
-29 Fecerunt ergo pueri Absalom adversum Amnon
-37 Luxit ergo David filium suum cunctis diebus
14-12 Dixit ergo mulier : Loquatur ancilla tua
-17 Dicat ergo ancilla tua, ut fiat verbum domini
-23 Surrexit ergo Joab, et abiit in Gessur
-30 Succenderunt ergo servi Absalom segetem
-32 Obsecro ergo ut videam faciem regis
15-16 Egressus est ergo rex, et universa domus
-29 Reportaverunt ergo Sadoc et Abiathar arcam Dei
-37 Veniente ergo Chusaï amico David in civit.
16- 5 Venit ergo rex David usque Bahurim
-22 Tetenderunt ergo Absalom tabernaculum
17- 1 Dixit ergo Achitophel ad Absalom : Eligam

2 *Reg.* 17-22 Surrexit ergo David, et omnis populus
18- 4 Hoc faciam. Stetit ergo rex juxta portam
-14 Tulit ergo tres lanceas in manu sua
19- 5 Ingressus ergo Joab ad regem in domum,
- 8 Surrexit ergo rex, et sedit in porta
-40 Transivit ergo rex in Galgalam et Chamaam
20- 7 Egressi sunt ergo cum eo viri Joab
-23 Fuit ergo Joab super omnem exercitum Isr.
21- 4 Quid ergo vultis ut faciam vobis?
23-15 Desideravit ergo David, et ait: O si quis mihi daret potum aquæ
-17 Noluit ergo bibere. Hæc fecerunt tres
24-13 Nunc ergo delibera, et vide quem respondeam ei
3 *Reg.* 1- 9 Immolatis ergo Adonias arietibus et vitulis
-12 Nunc ergo veni, accipe consilium a me
-38 Descendit ergo Sadoc sacerdos, et Nathan
-49 Territi sunt ergo, et surrexerunt omnes
-53 Misit ergo rex Salomon, et eduxit eum
2- 6 Facies ergo juxta sapientiam tuam, et non deduces
-16 Nunc ergo petitionem unam precor a te
-19 Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonem
-27 Ejecit ergo Salomon Abiathar, ut non esset sacerdos Domini
-28 Fugit ergo Joab in tabernaculum Domini
-43 Quare ergo non custodisti jusjurandum Do.
3- 9 Dabis ergo servo tuo cor docile
7-40 Fecit ergo Hiram lebetes, et scutras, et hamulas
8-55 Stetit ergo, et benedixit omni ecclesiæ
-65 Fecit ergo Salomon in tempore illo festivitatem
9-17 Ædificavit ergo Salomon Gazer, et Bethoron
10-23 Magnificatus est ergo rex Salomon super omnes reges
11-40 Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam
12- 3 Venit ergo Jeroboam, et omnis multitudo
-12 Venit ergo Jeroboam, et omnis populus
-18 Misit ergo rex Roboam Aduram, qui erat super tributa
13-29 Tulit ergo Prophetes cadaver viri Dei
14- 5 Cum ergo illa intraret, et dissimularet se esse
15-28 Interfecit ergo illum Baasa in anno tertio
16-10 Irruens ergo Zambri, percussit et occidit eum
-17 Ascendit ergo Amri, et omnis Israël cum eo
17- 5 Abiit ergo, et fecit juxta verbum Domini
- 8 Factus est ergo sermo Domini ad eum,
-18 Dixit ergo ad Eliam: Quid mihi et tibi, vir Dei?
18- 2 Ivit ergo Elias, ut ostenderet se Achab
- 5 Dixit ergo Achab ad Abdiam: Vade in terram
-16 Abiit ergo Abdias in occursum Achab
-25 Dixit ergo Elias prophetis Baal: Eligite vobis
-28 Clamabant ergo voce magna, et incidebant se
19- 3 Timuit ergo Elias, et surgens abiit
- 6 Comedit ergo, et bibit, et rursum obdormivit
-19 Profectus ergo inde Elias, reperit Eliseum
20-15 Recensuit ergo pueros principum provinciarum
-19 Egressi sunt ergo pueri principum provinciarum
-24 Tu ergo verbum hoc fac: Amove reges
-34 Pepigit ergo fœdus, et dimisit eum
-38 Abiit ergo Propheta, et occurrit regi in via
21- 2 Locutus est ergo Achab ad Naboth, dicens:
- 4 Venit ergo Achab in domum suam indign.
-11 Fecerunt ergo cives ejus majores natu et optimates
22-18 Dixit ergo rex Israël ad Josaphat: Numquid non dixi tibi
-24 Me-ne ergo dimisit Spiritus Domini
4 *Reg.* 1-12 Descendit ergo ignis de cœlo, et devoravit
-17 Mortuus est ergo juxta sermonem Domini
2-22 Sanatæ sunt ergo aquæ usque in diem hanc
4-10 Faciamus ergo ei cœnaculum parvum
-14 Et ait: Quid ergo vult ut faciam ei?
-26 Vade ergo in occursum ejus, et dic ei
-30 Surrexit ergo, et secutus est eam
-32 Ingressus est ergo Eliseus domum
-40 Infuderunt ergo sociis, ut comederent
5- 9 Venit ergo Naaman cum equis et curribus
6- 3 Et ait unus ex illis: Veni ergo et tu cum servis tuis
-32 Videte ergo, cum venerit nuntius, claudite ostium
7- 4 Venite ergo, et transfugiamus ad castra
- 5 Surrexerunt ergo vesperi, ut venirent
- 7 Surrexerunt ergo, et fugerunt in tenebris
-11 Ierunt ergo portarii, et nuntiaverunt
-20 Evenit ergo ei sicut prædictum fuerat
8-22 Recessit ergo Edom ne esset sub Juda
9-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat

4 *Reg.* 10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samariam
-10 Videte ergo nunc quoniam non cecidit
11-17 Pepigit ergo Joïada fœdus inter Dominum
19- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ
- 8 Reversus est ergo Rabsaces, et invenit regem
-11 Num ergo solus poteris liberari?
25- 6 Apprehensum ergo regem duxerunt ad regem Babylonis
1 *Par.* 3- 4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron
4-41 Hi ergo venerunt, quos supra descripsimus
5- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël
6-16 Filii ergo Levi: Gerson, Caath, et Merari
9- 1 Universus ergo Israël dinumeratus est
10- 4 Arripuit ergo Saül ensem, et irruit in eum
- 6 Interiit ergo Saül, et tres filii ejus
11- 3 Venerunt ergo omnes majores natu Israël
13- 5 Congregavit ergo David cunctum Israël
-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom
14-16 Fecit ergo David sicut præceperat ei Deus
15-14 Sanctificati sunt ergo sacerdotes et Levitæ
17-10 Annuntio ergo tibi, quod ædificaturus sit
-26 Nunc ergo, Domine, tu es Deus: et locutus es
18- 4 Cepit ergo David mille quadrigas ejus
-14 Regnavit ergo David super universum Isr.
19-14 Perrexit ergo Joab, et populus qui cum eo erat
21-14 Misit ergo Dominus pestilentiam in Israël
-28 Protinus ergo David, videns quod exaudisset
22- 5 Præparabo ergo ei necessaria
-11 Nunc ergo, fili mi, sit Dominus tecum
26- 7 Filii ergo Semeïæ: Othni, et Raphaël
-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo,
-14 Cecidit ergo sors Orientalis, Selemiæ
28- 8 Nunc ergo coram universo cœtu Israël
-10 Nunc ergo quia elegit te Dominus
29-25 Magnificavit ergo Dominus Salomonem
2 *Par.* 1- 1 Confortatus est ergo Salomon filius David
- 9 Nunc ergo, Domine Deus, impleatur sermo tuus
-13 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon
2- 6 Quis ergo poterit prævalere, ut ædificet ei dignam domum?
- 7 Mitte ergo mihi virum eruditum, qui noverit
-13 Misi ergo tibi virum prudentem et scientissimum
-15 Triticum ergo, et hordeum, et oleum, et vinum... mitte servis tuis
6-10 Complevit ergo Dominus sermonem suum
-12 Stetit ergo coram altari Domini ex adverso
-16 Nunc ergo, Domine Deus Israël, imple servo tuo
7- 8 Fecit ergo Salomon solemnitatem in tempore illo septem diebus
10-12 Venit ergo Jeroboam, et universus populus
12-13 Confortatus est ergo rex Roboam in Jerusal.
13- 4 Stetit ergo Abia super montem Semeron
- 8 Nunc ergo vos dicitis quod resistere possitis
-12 Ergo in exercitu nostro dux Deus est
-17 Percussit ergo eos Abia, et populus ejus
14-13 Tulerunt ergo spolia multa,
15- 7 Vos ergo confortamini, et non dissolvantur manus vestræ
16- 2 Protulit ergo Asa argentum et aurum
17-12 Crevit ergo Josaphat, et magnificatus est
18- 1 Fuit ergo Josaphat dives et inclytus multum
19- 4 Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem
20-25 Venit ergo Josaphat, et omnis populus
21- 4 Surrexit ergo Joram super regnum patris
22- 8 Cum ergo everteret Jehu domum Achab
-12 Fuit ergo cum eis in domo Dei absconditus
23- 4 Iste est ergo sermo quem facietis
24- 8 Præcepit ergo rex, et fecerunt arcam
25- 9 Quid ergo fiet de centum talentis quæ dedi
29-10 Nunc ergo placet mihi ut ineamus fœdus
30-24 Sanctificata est ergo sacerdotum plurima multitudo
34-33 Abstulit ergo Josias cunctas abominationes
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz filium Josiæ
1 *Esdr.* 2-70 Habitaverunt ergo sacerdotes, et Levitæ
3- 1 Congregatus est ergo populus quasi vir unus
4-21 Nunc ergo audite sententiam: Prohibeatis
5- 9 Interrogavimus ergo senes illos, et ita diximus eis
-17 Nunc ergo, si videtur regi bonum, recenseat
6- 6 Nunc ergo Thathanaï dux regionis.. recedite
-11 A me ergo positum est decretum
8- 1 Hi sunt ergo principes familiarum, et genealogia eorum
-31 Promovimus ergo a flumine Ahava
9-12 Nunc ergo filias vestras ne detis filiis eorum
10- 1 Sic ergo orante Esdra, et implorante eo
- 5 Surrexit ergo Esdras, et adjuravit principes
2 *Esdr.* 5-13 Fecit ergo populus sicut erat dictum

2 *Esdr.* 6- 3 Misit ergo ad eos nuntios, dicens
-16 Factum est ergo cum audissent omnes inimici nostri
8- 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem
-17 Fecit ergo universa ecclesia... tabernacula
9-38 Super omnibus ergo his nos ipsi percutimus fœdus
10-34 Sortes ergo misimus super oblationem lign.
13- 5 Fecit ergo sibi gazophylacium grande,
-22 Pro hoc ergo memento mei, Deus meus
-26 Ipsum ergo duxerunt ad peccatum mulieres
Tobiæ. 1-15 Pergebat ergo ad omnes qui erant in captivitate
3- 9 Ergo cum pro culpa sua increparet puellam
6-13 Pete ergo eam a patre ejus, et dabit tibi eam
-15 Timeo ergo, ne forte et mihi hæc eveniant
12-11 Manifesto ergo vobis veritatem, et non abscondam
-20 Tempus est ergo ut revertar ad eum qui me misit
13- 6 Aspicite ergo quæ fecit nobiscum
14-10 Audite ergo, filii mei, patrem vestrum
-12 Nunc ergo filii audite me, et nolite manere
Judith. 5-24 Nunc ergo, mi domine, perquire si est aliqua iniquitas eorum
-28 Ut ergo agnoscat Achior quoniam fallit nos
7- 9 Ut ergo sine congressione pugnæ possis superare eos
8-26 Nos ergo non ulciscamur nos pro his quæ patimur
-29 Nunc ergo ora pro nobis, quoniam mulier sancta es
11-12 Ergo quoniam hæc faciunt, certum est
Esth. 3-10 Tulit ergo rex annulum quo utebatur
8- 8 Scribite ergo Judæis, sicut vobis placet
Job. 5-17 Increpationem Domini ergo ne reprobes
9-14 Quantus ergo sum ego, ut respondeam ei
-24 Quod si non ille est, quis ergo est?
12- 2 Ergo vos estis soli homines, et vobiscum morietur sapientia?
13- 6 Audite ergo correptionem meam
14-19 Et hominem ergo similiter perdes
17-15 Ubi est ergo nunc præstolatio mea
18-21 Hæc sunt ergo tabernacula iniqui
19-29 Fugite ergo a facie gladii, quoniam ultor
21- 7 Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt
28-20 Unde ergo sapientia venit?
33- 8 Dixisti ergo in auribus meis
34-16 Si habes ergo intellectum, audi quod dicitur
-31 Quia ergo ego locutus sum ad Deum
35-13 Non ergo frustra audiet Deus
-16 Ergo Job frustra aperit os suum
36-18 Non te ergo superet ira, ut aliquem opprimas
Prov. 5- 7 Nunc ergo, fili mi, audi me, et ne recedas
6- 3 Fac ergo quod dico, fili mi,
7-24 Nunc ergo, fili mi, audi me, et attende verbis
8-32 Nunc ergo, filii, audite me: Beati qui custodiunt vias meas
20- 4 Mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi
Eccle. 4- 9 Melius est ergo duos esse simul, quam unum
5-15 Quid ergo prodest ei quod laboravit
9- 7 Vade ergo et comede in lætitia panem tuum
-16 Quomodo ergo sapientia pauperis contempta est
11- 9 Lætare ergo juvenis in adolescentia tua
Sap. 1-11 Custodite ergo vos a murmuratione
2- 6 Venite ergo, et fruamur bonis quæ sunt
-12 Circumveniamus ergo justum
-17 Videamus ergo si sermones illius veri sint
5- 6 Ergo erravimus a via veritatis, et justitiæ
6- 2 Audite ergo reges, et intelligite
-10 Ad vos ergo reges sunt hi sermones mei
-12 Concupiscite ergo sermones meos
-16 Cogitare ergo de illa, sensus est consumm.
-19 Cura ergo disciplinæ, dilectio est
-22 Si ergo delectamini sedibus et sceptris
-27 Ergo accipite disciplinam per sermones m.
7- 6 Unus ergo introitus est omnibus ad vitam
8- 1 Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter
- 9 Proposui ergo hanc adducere mihi
12-15 Cum ergo sis justus, juste omnia disponis
-22 Cum ergo das nobis disciplinam
14-30 Utraque ergo illis evenient digne
17-20 Ipsi ergo sibi erant graviores tenebris
18-12 Similiter ergo omnes, uno nomine mortis
Isai. 2- 9 Ne ergo dimittas eis
-22 Quiescite ergo ab homine cujus spiritus
5- 3 Nunc ergo habitatores Jerus., et viri Juda
7-13 Et dixit: Audite ergo domus David
30- 8 Nunc ergo ingressus, scribe ei super buxum
37- 4 Leva ergo orationem pro reliquiis
-29 Ponam ergo circulum in naribus tuis
40-18 Cui ergo similem fecistis Deum?
45-25 Ergo in Domino, dicet, meæ sunt justitiæ

Isai. 49- 4 Ergo judicium meum cum Domino
51- 3 Consolabitur ergo Dominus Sion
63- 2 Quare ergo rubrum est indumentum tuum
Jerem. 1-17 Tu ergo accinge lumbos tuos, et surge
2-14 Quare ergo factus est in prædam ?
-21 Quomodo ergo conversa es mihi in pravum
3- 4 Ergo saltem amodo voca me
5-13 Hæc ergo evenient illis
-22 Me ergo non timebitis, ait Dominus
7-11 Numquid ergo spelunca latronum facta est
-16 Tu ergo noli orare pro populo hoc
8- 5 Quare ergo aversus est populus iste in Jer.
-19 Quare ergo me ad iracundiam concitaver.
9-20 Audite ergo mulieres verbum Domini
10- 5 Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt
-11 Sic ergo dicetis eis : Dii qui cœlos et terram
11-10 Et hi ergo abierunt post deos alienos
-14 Tu ergo noli orare pro populo hoc
13-12 Dices ergo ad eos sermonem istum
14-19 Quare ergo percussisti nos, ita ut nulla sit sanitas
18-11 Nunc ergo dic viro Juda, et habitatoribus
26-13 Nunc ergo bonas facite vias vestras
-17 Surrexerunt ergo viri de senioribus terræ
27- 9 Vos ergo nolite audire prophetas vestros
-17 Nolite ergo audire eos, sed servite regi
29-20 Vos ergo audite verbum Domini
-29 Legit ergo Sophonias sacerdos librum istum
30- 6 Quare ergo vidi omnis viri manum
-10 Tu ergo ne timeas, serve meus Jacob
34-10 Audierunt ergo omnes principes
35- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
36- 4 Vocavit ergo Jeremias Baruch filium Neriæ
- 6 Ingredere ergo tu, et lege de volumine
-14 Tulit ergo Baruch filius Neriæ volumen
37-10 Ergo cum recessisset exercitus Chaldæor.
-19 Nunc ergo audi, obsecro, domine mi rex
-20 Præcepit ergo rex Sedecias ut traderetur
38- 6 Tulerunt ergo Jeremiam, et projecerunt
-11 Assumptis ergo Abdemelech secum viris
-12 Pones veteres pannos...Fecit ergo Jerem. sic
-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
-24 Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam
-27 Venerunt ergo omnes principes ad Jerem.
48- 2 Ergo silens conticesces, sequeturq. te gladius
52-30 Omnes ergo animæ, quatuor millia sexcentæ
Baruc. 6- 4 Videte ergo ne et vos similes efficiamini
-15 Non ergo timueritis eos
-22 Non sunt dii. Ne ergo timueritis eos
-39 Quomodo ergo æstimandum est aut dicend.
-46 Numquid ergo possunt ea quæ fabricata sunt ab ipsis esse dii ?
-49 Quomodo ergo sentiri debeant quoniam dii sunt
-51 Unde ergo notum est, quia non sunt dii
-55 Quomodo ergo æstimandum est,
-64 Quia non sunt dii, ne ergo timueritis eos
Ezech. 2- 6 Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos
- 7 Loqueris ergo verba mea ad eos
8-18 Ergo et ego faciam in furore : Non parcet
9- 6 Cœperunt ergo a viris senioribus
12- 3 Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis
- 7 Feci ergo sicut præceperat mihi Dominus
16-52 Ergo et tu porta confusionem tuam
Ergo et tu confundere, et porta ignominiam
17- 6 Facta est ergo vinea, et fructificavit
18-25 Audite ergo domus Israel
20-10 Ejeci ergo eos de terra Ægypti, et eduxi
-13 Dixi ergo ut effunderem furorem meum
-25 Ergo et ego dedi eis præcepta non bona
21-14 Tu ergo, fili hominis, propheta, et percute
23-45 Viri ergo justi sunt: hi judicabunt eas judicio
24-18 Locutus sum ergo ad populum mane
27- 2 Tu ergo, fili hominis, assume super Tyrum lamentum
28-18 Producam ergo ignem de medio tui
32-28 Tu ergo in medio incircumcisorum contereris
33- 7 Audiens ergo ex ore meo sermonem
-10 Tu ergo, fili hominis, dic ad domum Israel
Quomodo ergo vivere poterimus ?
38-17 Tu ergo ille es, de quo locutus sum
39-17 Tu ergo, fili hominis, hæc dicit Dominus
43- 9 Nunc ergo repellant procul fornicationem
-12 Hæc est ergo lex domus
Dan. 1- 6 Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda, Daniel
2- 9 Si ergo somnium non indicaveritis mihi
3-12 Sunt ergo viri Judæi, quos constituisti
-15 Nunc ergo si estis parati, quacumque hora
-31 Omnia ergo quæ induxisti super nos
-96 A me ergo positum est hoc decretum
-99 Placuit ergo mihi prædicare
4-15 Tu ergo Baltassar interpretationem narra festinus

Dan. 5- 2 Præcepit ergo jam temulentus, ut afferrentur vasa aurea
6- 5 Dixerunt ergo viri illi : Non inveniemus
-11 Viri ergo illi curiosius inquirentes
8-26 Et visio... vera est : tu ergo visionem signa
9-17 Nunc ergo exaudi, Deus noster, orationem
-23 Tu ergo animadverte sermonem
10-18 Rursum ergo tetigit me quasi visio hominis
13-17 Dixit ergo puellis : Afferte mihi oleum
-26 Cum ergo audissent clamorem famuli domus
-50 Reversus est ergo populus cum festinatione
-52 Cum ergo divisi essent alter ab altero
-54 Nunc ergo si vidisti eam, dic sub qua arbore
-58 Nunc ergo dic mihi sub qua arbore
14-21 Occidit ergo illos rex, et tradidit Bel
-29 Vidit ergo rex quod irruerent in eum
-39 Venit ergo rex die septimo ut lugeret Dan.
Osee. 12- 2 Judicium ergo Domini cum Juda
-11 Ergo frustra erant in Galgal bobus immolantes
Joel. 2-12 Nunc ergo dicit Dominus : Convertimini
Mich. 6-13 Et ego ergo cœpi percutere te perditione
Nahum. 3-11 Et tu ergo inebriaberis, et eris despecta
Habac. 1-17 Propter hoc ergo expandit sagenam suam
Zach. 8-16 Hæc sunt ergo verba quæ facietis
Malac. 1- 6 Si ergo Pater ego sum, ubi est honor meus ?
2-10 Quare ergo despicit unusq. nostrum fratrem
-15 Custodite ergo spiritum vestrum
3-15 Ergo nunc beatos dicimus arrogantes
1Mac. 2-13 Quo ergo nobis adhuc vivere ?
-18 Ergo accede prior, et fac jussum regis
-50 Nunc ergo, o filii, æmulatores estote legis
-64 Vos ergo filii confortamini, et viriliter agite
5-12 Nunc ergo veni, et eripe nos de manibus
6-13 Cognovi ergo quia propterea invenerunt me
7- 7 Nunc ergo mitte virum cui credis, ut eat
8-32 Si ergo iterum adierint nos
10-71 Nunc ergo si confidis in virtutibus tuis
11-34 Statuimus ergo illis omnes fines Judææ
-37 Nunc ergo curate facere horum exemplum
-43 Nunc ergo recte feceris, si miseris in auxil.
12-11 Nos ergo in omni tempore sine intermiss.
-14 Noluimus ergo vobis molesti esse
-54 Nunc ego expugnemus illos
15- 5 Nunc ergo statuo tibi omnes oblationes
-21 Si qui ergo pestilentes refugerunt
-30 Nunc ergo tradite civitates quas occupastis
2Mac. 2-15 Si ergo desideratis hæc, mittite
-16 Bene ergo facietis, si egeritis hos dies
-33 Hinc ergo narrationem incipiemus
4-43 De his ergo cœpit judicium adversus Menelaum agitari
-48 Cito ergo injustam pœnam dederunt
5-13 Fiebant ergo cædes juvenum ac seniorum
6- 9 Erat ergo videre miseriam
12-46 Sancta ergo et salubris est cogitatio
15-40 Hic ergo erit consummatus
Matth. 2- 1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem
3- 8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ
-10 Omnis ergo arbor quæ non facit fructum
5-19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis
-23 Si ergo offers munus tuum ad altare
-48 Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester
6- 2 Cum ergo facis eleemosynam
- 8 Nolite ergo assimilari eis
- 9 Sic ergo vos orabitis : Pater noster, qui es
-23 Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt
-31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes
-33 Quærite ergo primum regnum Dei
-34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum
7-11 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona
-24 Omnis ergo qui audit verba mea hæc
9-38 Rogate ergo Dominum messis, ut mittat
10-16 Estote ergo prudentes sicut serpentes
-26 Ne ergo timueritis eos
-31 Nolite ergo timere : multis passeribus meliores estis vos
-32 Omnis ergo qui confitebitur me coram hom.
12-26 Quomodo ergo stabit regnum ejus ?
13-18 Vos ergo audite parabolam seminantis
-27 Unde ergo habet zizania ?
-40 Sicut ergo colliguntur zizania
-56 Unde ergo huic omnia ista ?
15-33 Unde ergo nobis in deserto panes tantos ?
16- 4 Faciem ergo cœli dijudicare nostis
17-10 Quid ergo Scribæ dicunt quod Eliam oporteat primum venire ?
-25 Dixit illi Jesus : Ergo liberi sunt filii
18- 4 Quicumque ergo humiliaverit se
-33 Nonne ergo oportuit et te misereri conservi
19- 6 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet
- 7 Quid ergo Moyses mandavit dare libellum
-25 Quis ergo poterit salvus esse ?
-27 Secuti sumus te : quid ergo erit nobis ?

Matth. 20- 9 Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant
21-26 Quare ergo non credidistis illi ?
-40 Cum ergo venerit dominus vineæ
22- 9 Ite ergo ad exitus viarum
-17 Dic ergo nobis quid tibi videtur
-21 Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
-28 In resurrectione ergo cujus erit de septem uxor ?
-43 Quomodo ergo David in spiritu vocat eum
-45 Si ergo David vocat eum Dominum
23-20 Qui ergo jurat in altari, jurat in eo
24-15 Cum ergo videritis abominationem desolationis
-26 Si ergo dixerint vobis : Ecce in deserto est
-42 Vigilate ergo, quia nescitis qua hora
25-27 Oportuit ergo te committere pecuniam
26-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ
27-17 Congregatis ergo illis, dixit Pilatus
-64 Jube ergo custodiri sepulcrum
28-19 Euntes ergo docete omnes gentes
Marc. 9-10 Quid ergo dicunt Pharisæi et Scribæ
10- 9 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet
11-31 Quare ergo non credidistis ei ?
12- 6 Adhuc ergo unum habens filium charissimum
- 9 Quid ergo faciet dominus vineæ ?
-20 Septem ergo fratres erant
-23 In resurrectione ergo cum resurrexerint
-27 Vos ergo multum erratis
-37 Ipse ergo David dicit eum Dominum
13-23 Vos ergo videte : ecce prædixi vobis omnia
-35 Vigilate ergo (nescitis enim quando Dom.
15-12 Quid ergo vultis faciam regi Judæorum ?
Luc. 3- 7 Dicebat ergo ad turbas quæ exibant
- 8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ
- 9 Omnis ergo arbor non faciens fructum
-10 Interrogabant eum... Quid ergo faciemus ?
6-36 Estote ergo misericordes, sicut et Pater vester
7-31 Cui ergo similes dicam homines generationis hujus ?
-42 Quis ergo eum plus diligit ?
8-18 Videte ergo quomodo audiatis.
10- 2 Rogate ergo Dominum messis, ut mittat
-40 Dic ergo illi, ut me adjuvet
11-13 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona
-35 Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebræ sint
-36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit
12- 7 Nolite ergo timere : multis passeribus pluris estis vos
-26 Si ergo neque quod minimum est potestis
13- 7 Et non invenio : succide ergo illam
-14 In his ergo venite, et curamini
-18 Dicebat ergo : Cui simile est regnum Dei
14-33 Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat
15-28 Pater ergo illius egressus, cœpit rogare illum
16-11 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis
20- 5 Quare ergo non credidistis illi ?
-15 Quid ergo faciet illis dominus vineæ ?
-17 Quid est ergo hoc, quod scriptum est ?
-25 Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
-29 Septem ergo fratres erant : et primus accepit
-33 In resurrectione ergo, cujus eorum erit uxor
-44 David ergo Dominum illum vocat
21- 8 Appropinquavit : nolite ergo ire post eos
-14 Ponite ergo in cordibus vestris, non præmeditari
22-36 Dixit ergo eis : Sed nunc qui habet sacculum, tollat
-70 Dixerunt a. omnes : Tu ergo es Filius Dei ?
23-16 Emendatum ergo illum dimittam
-22 Corripiam ergo illum, et dimittam
Joan. 1-21 Quid ergo ? Elias es tu ? Et dixit : Non sum
-22 Dixerunt ergo ei : Quis es, ut responsum demus
-25 Quid ergo baptizas, si tu non es Christus
2-18 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei
-20 Dixerunt ergo Judæi : Quadraginta et sex
-22 Cum ergo resurrexisset a mortuis
3-29 Hoc ergo gaudium meum impletum est
4- 1 Ut ergo cognovit Jesus, quia audierunt
- 9 Dicit ergo ei mulier illa Samaritana
-11 Unde ergo habes aquam vivam ?
-25 Cum ergo venerit ille, nobis annuntiabit omnia
-28 Reliquit ergo hydriam suam mulier
-30 Exierunt ergo de civitate, et veniebant ad eum
-33 Dicebant ergo Discipuli ad invicem
-40 Cum venissent ergo ad illum Samaritani

Joan. 4-45 Cum ergo venisset in Galilæam, exceperunt eum Galilæi
-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ
48 Dixit ergo Jesus ad eum : Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
-52 Interrogavit ergo horam ab eis
-53 Cognovit ergo pater, quia illa hora erat
5-10 Dicebant ergo Judæi illi qui sanatus fuerat
-12 Interrogaverunt ergo eum : Quis est ille
-18 Propterea ergo magis quærebant eum Judæi
6- 3 Subiit ergo in montem Jesus : et ibi sedebat
- 5 Cum sublevasset ergo oculos Jesus
-10 Dixit ergo Jesus : Facite homines discumb. Discubuerunt ergo viri, numero quasi quinque millia
-11 Accepit ergo Jesus panes
-13 Collegerunt ergo, et impleverunt duodecim cophinos
-14 Illi ergo homines cum vidissent quod Jesus fecerat signum
-15 Jesus ergo cum cognovisset, quia venturi
-19 Cum remigassent ergo quasi stadia viginti
-21 Voluerunt ergo accipere eum in navim
-24 Cum ergo vidisset turba quia Jesus non esset
-28 Dixerunt ergo ad eum : Quid faciemus
-30 Dixerunt ergo ei : Quod ergo tu facis signum
-32 Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis
-34 Dixerunt ergo ad eum : Domine, semper da nobis panem hunc
-41 Murmurabant ergo Judæi de illo
-42 Quomodo ergo dicit hic : Quia de cœlo descendi ?
-43 Respondit ergo Jesus, et dixit eis
-53 Litigabant ergo Judæi ad invicem, dicentes
-54 Dixit ergo eis Jesus : Amen, amen dico
-61 Multi ergo audientes ex Discipulis ejus
-63 Si ergo videritis Filium hominis ascendentem
-68 Dixit ergo Jesus ad duodecim
-69 Respondit ergo ei Simon Petrus
7-11 Judæi ergo quærebant eum in die festo
-25 Dicebant ergo quidam ex Jerosolymis
-28 Clamabat ergo Jesus in templo docens
-30 Quærebant ergo eum apprehendere
-33 Dixit ergo eis Jesus : Adhuc modicum tempus vobiscum sum
8- 5 Mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis ?
-19 Dicebant ergo ei : Ubi est Pater tuus ?
-24 Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis
-36 Si ergo vos filius liberaverit
9- 7 Abiit ergo, et lavit, et venit videns
-10 Dicebant ergo ei : Quomodo aperti sunt tibi oculi ?
-15 Iterum ergo interrogabant eum Pharisæi
-16 Dicebant ergo ex Pharisæis quidam
-17 Dicunt ergo cæco iterum de illo : Tu quid dicis
-18 Non crediderunt ergo Judæi de illo
-19 Quomodo ergo nunc videt ?
-24 Vocaverunt ergo rursum hominem
-25 Dixit ergo eis ille : Si peccator est, nescio
-26 Dixerunt ergo illi : Quid fecit tibi ?
-28 Maledixerunt ergo ei, et dixerunt
10- 7 Dixit ergo eis iterum Jesus : Amen, amen, dico vobis
-24 Circumdederunt ergo eum Judæi, et dicebant ei
-31 Sustulerunt ergo lapides Judæi, ut lapidarent eum
-39 Quærebant ergo eum apprehendere
11- 3 Miserunt ergo sorores ejus ad eum dicentes
- 6 Ut ergo audivit quia infirmabatur
-16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus
-20 Martha ergo, ut audivit quia Jesus venit
-21 Dixit ergo Martha ad Jesum : Domine, si fuisses hic
-31 Judæi ergo qui erant cum ea in domo
-32 Maria ergo, cum venisset ubi erat Jesus
-33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem
-36 Dixerunt ergo Judæi : Ecce quomodo amabat eum
-41 Tulerunt ergo lapidem : Jesus a., elevatis...
-45 Multi ergo, ex Judæis qui venerant ad Mariam
-47 Collegerunt ergo pontifices et Pharisæi concilium
-53 Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum
-54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat
-56 Quærebant ergo Jesum : et colloquebantur
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Bethaniam
- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi
- 4 Dixit ergo unus ex Discipulis ejus
- 7 Dixit ergo Jesus : Sinite illam

Joan. 12-19 Pharisæi ergo dixerunt ad semetipsos
-21 Hi ergo accesserunt ad Philippum
-28 Venit ergo vox de cœlo : Et clarificavi
-29 Turba ergo quæ stabat et audierat, dicebat
-50 Quæ ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater
13- 6 Venit ergo ad Simonem Petrum. Et dicit ei
-12 Postquam ergo lavit pedes eorum
-14 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus
-22 Aspiciebant ergo ad invicem Discipuli
-24 Innuit ergo huic Simon Petrus : et dixit ei
-30 Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit
-31 Cum ergo exisset, dixit Jesus : Nunc clarificatus est Filius hominis
16-17 Dixerunt ergo ex Discipulis ejus ad invicem
18- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem..venit
- 6 Ut ergo dixit eis : Ego sum : abierunt retrorsum
- 8 Si ergo me quæritis, sinite hos abire
-11 Dixit ergo Jesus Petro : Mitte gladium tuum
-12 Cohors ergo, et tribunus... comprehenderunt Jesum
-16 Exivit ergo Discipulus alius, qui erat notus pontifici
-17 Dicit ergo Petro ancilla ostiaria
-25 Dixerunt ergo ei : Numquid et tu ex Discipulis ejus es ?
-27 Iterum ergo negavit Petrus : et statim gallus cantavit
-28 Adducunt ergo Jesum a Caïpha in prætorium
-29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit
-31 Dixit ergo eis Pilatus : Accipite eum vos Dixerunt ergo ei Judæi : Nobis non licet interficere quemquam
-33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatus
-37 Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex es tu ?
-40 Clamaverunt ergo rursum omnes, dicentes
19- 1 Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit
- 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis
- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
- 6 Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri
- 8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem
-10 Dicit ergo ei Pilatus : Mihi non loqueris
-16 Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur
-20 Hunc ergo titulum multi Judæorum legerunt
-21 Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum
-23 Milites ergo cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus
-24 Dixerunt ergo ad invicem : Non scindamus
-29 Vas ergo erat positum aceto plenum
-30 Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit
-31 Judæi ergo, (quoniam Parasceve erat)... rogaverunt Pilatum
-32 Venerunt ergo milites : et primi quidem fregerunt crura
-40 Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt illud linteis
-42 Ibi ergo propter Parasceven... posuerunt Jesum
20- 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum
- 3 Exiit ergo Petrus, et ille alius Discipulus
- 6 Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit
- 8 Tunc ergo introivit et ille Discipulus
-10 Abierunt ergo iterum Discipuli ad semetips.
-11 Dum ergo fleret, inclinavit se, et prospexit
-19 Cum ergo sero esset die illo, una sabbatorum
-20 Gavisi sunt ergo Discipuli, viso Domino
-21 Dixit ergo eis iterum : Pax vobis
-25 Dixerunt ergo ei alii Discipuli : Vidimus Dominum
21- 5 Dixit ergo eis Jesus : Pueri, numquid pulmentarium habetis ?
- 6 Miserunt ergo; et jam non valebant illud trahere
- 7 Dixit ergo Discipulus ille, quem diligebat Jesus
- 9 Ut ergo descenderunt in terram, viderunt prunas
-15 Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus
-21 Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu
-23 Exiit ergo sermo iste inter fratres
Act. 1-21 Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt
2-36 Certissime sciat ergo omnis domus Israel
-41 Qui ergo receperunt sermonem ejus, baptizati sunt
6- 3 Considerate ergo, fratres, viros ex vobis
8- 9 Factum est ergo gaudium magnum in illa civitate
10-23 Introducens ergo eos, recepit hospitio
-32 Mitte ergo in Joppen, et accersi Simonem

Act. 10-33 Confestim ergo misi ad te : et tu benefecisti veniendo
Nunc ergo omnes nos in conspectu tuo
11-17 Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus
-18 Ergo et Gentibus pœnitentiam dedit Deus
13-40 Videte ergo ne superveniat vobis quod dictum est
15- 2 Facta ergo seditione non minima Paulo
- 3 Illi ergo deducti ab Ecclesia, pertransibant
-10 Nunc ergo quid tentatis Deum, imponere jugum
-30 Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam
21-22 Quid ergo est? utique oportet convenire multitudinem
-23 Hoc ergo fac quod tibi dicimus
23-15 Nunc ergo vos notum facite tribuno cum concilio
-31 Milites ergo secundum præceptum sibi, assumentes Paulum
25- 5 Qui ergo in vobis (ait) potentes sunt
-17 Cum ergo huc convenissent sine dilatione...
Rom. 2-21 Qui ergo alium doces, te ipsum non doces
3- 1 Quid ergo amplius Judæo est ?
- 9 Quid ergo? præcellimus eos? Nequaquam
-27 Ubi est ergo gloriatio tua? Exclusa est
-31 Legem ergo destruimus per fidem ?
4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham patrem
-10 Quomodo ergo reputata est? in circumcisione
5- 1 Justificati ergo ex fide, pacem habeamus
6- 1 Quid ergo dicemus? permanebimus in peccato
-12 Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore
-15 Quid ergo? peccabimus, quoniam non sumus sub lege
-21 Quem ergo fructum habuistis tunc in illis
7- 7 Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit
-13 Quod ergo bonum est, mihi factum est mors?
8- 1 Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu
-12 Ergo, fratres, debitores sumus non carni
-31 Quid ergo dicemus ad hæc? si Deus pro nobis
9-14 Quid ergo dicemus? numquid iniquitas apud Deum
-18 Ergo cujus vult miseretur, et quem vult indurat
-30 Quid ergo dicemus? Quod gentes quæ non sectabantur justitiam
10-14 Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt ?
-17 Ergo fides ex auditu, auditus a. per verbum Christi
11- 1 Dico ergo : Numquid Deus repulit populum suum ?
- 5 Sic ergo et in hoc tempore...salvæ factæ sunt
- 7 Quid ergo? quod quærebat Israel, hoc non est consecutus
-11 Dico ergo : Numquid sic offenderunt ut caderent ?
-19 Dices ergo : Fracti sunt rami ut ego inserar
-22 Vide ergo bonitatem et severitatem Dei :
13- 7 Reddite ergo omnibus debita
-12 Abjiciamus ergo opera tenebrarum
14- 8 Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus
-13 Non ergo amplius invicem judicemus
-16 Non ergo blasphemetur bonum nostrum
1 *Cor.* 9-18 Quæ est ergo merces mea ?
10-19 Quid ergo? dico quod idolis immolatum sit
-31 Sive ergo manducatis, sive bibitis
11-20 Convenientibus ergo vobis in unum
14-11 Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei cui loquor, barbarus
-15 Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo et mente
-23 Si ergo conveniat universa Ecclesia in unum
-26 Quid ergo est, fratres? cum convenitis
15-14 Inanis est ergo prædicatio nostra
-18 Ergo et qui dormierunt in Christo, perierunt
16-11 Ne quis ergo illum spernat : deducite a. ill.
-18 Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt
2 *Cor.* 1-17 Cum ergo hoc voluissem, numquid levitate usus sum ?
5-17 Si qua ergo in Christo nova creatura
-20 Pro Christo ergo legatione fungimur
7- 1 Has ergo habentes promissiones, charissimi
Galat. 2-21 Ergo gratis Christus mortuus est
3- 5 Qui ergo tribuit vobis Spiritum, et operatur
- 7 Cognoscite ergo, quia qui ex fide sunt
-29 Ergo semen Abrahæ estis, secundum promissionem hæredes
4-15 Ubi est ergo beatitudo vestra ?
-15 Ergo inimicus vobis factus sum
5-11 Ergo evacuatum est scandalum crucis

Galat. 6-10 Ergo dum tempus habemus, operemur bonum
Ephes. 2-19 Ergo jam non estis hospites et advenæ
5- 1 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii
- 7 Nolite ergo effici participes eorum
6-14 State ergo succincti lumbos vestros
Philip. 2- 1 Si qua ergo consolatio in Christo,
-28 Festinantius ergo misi illum, ut viso eo
3-15 Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus
Colos. 2- 6 Sicut ergo accepistis Jesum Christum Dom.
-16 Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu
-20 Si ergo mortui estis cumChristo ab elementis hujus mundi
3- 5 Mortificate ergo membra vestra,
-12 Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti
1 Thes. 4- 1 De cætero ergo, fratres, rogamus vos
1 Tim. 2- 8 Volo ergo viros orare in omni loco
3- 2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse
2 Tim. 2- 1 Tu ergo, fili mi, confortare in gratia
Phile. -17 Si ergo habes me socium, suscipe illum
Hebr. 2-14 Quia ergo pueri communicaverunt carni
4- 1 Timeamus ergo ne forte relicta pollicitatione
- 6 Quoniam ergo superest introire quosdam in illam
-11 Festinemus ergo ingredi in illam requiem
-14 Habentes ergo Pontificem magnum
-16 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ
7-11 Si ergo consummatio per sacerdotium
8- 4 Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos
9-23 Necesse est ergo exemplaria quidem cœlestium his mundari
12- 8 Ergo adulteri, et non filii estis
13-15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis
Jacob. 1- 7 Non ergo æstimet homo ille quod accipiat
4- 4 Quicumque ergo voluerit amicus esse sæculi
- 7 Subditi ergo estote Deo : resistite a. diabolo
5-16 Confitemini ergo alterutrum peccata vestra
1 Petr. 5- 1 Seniores ergo qui in vobis sunt, obsecro
1 Joan. 4-19 Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos
3 Joan. - 8 Nos ergo debemus suscipere hujusmodi
Apoc. 1-19 Scribe ergo quæ vidisti, et quæ sunt
3- 3 In mente ergo habe qualiter acceperis Pœnitentiam age. Si ergo non vigilaveris
-19 Æmulare ergo, et pœnitentiam age

ERGO-NE.

1 Reg. 14-45 Ergo-neJonathas morietur,qui fecit salutem
2 Reg. 19-22 Ergo-ne hodie interficietur vir in Israël?
3 Reg. 8-27 Ergo-ne putandum est quod vere Deus habitet super terram?
2 Par. 6-18 Ergo-ne credibile est ut habitet Deus
Jerem. 4-10 Ergo-ne decepisti populum istum et Jerus.
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum
Ezech. 9- 8 Ergo-ne disperdes omnes reliquias Israël
17- 9 Ergo-ne prosperabitur? nonne radices ejus
-10 Ecce plantata est : ergo-ne prosperabitur?

ERICIUS.

Isai. 14-23 Et ponam eam in possessionem ericii
34-11 Et possidebunt illam onocrotalus et ericius
-15 Ibi habuit foveam ericius, et enutrivit
Soph. 2-14 Et onocrotalus et ericius in liminibus ejus morabuntur

ERIGO.

Gen. 28-18 Et erexit in titulum, fundens oleum desuper
-22 Et lapis iste, quem erexi in titulum
31-45 Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit illum in titulum
-51 Et lapis quem erexi inter me et te
33-20 Et erecto ibi altari, invocavit super illud
35-14 Ille vero erexit titulum lapideum in loco
-20 Erexitque Jacob titulum super sepulcrum
Exod. 26-23 Quæ in angulis erigantur post tergum tabernaculi
-30 Et eriges tabernaculum juxta exemplar
40- 2 Eriges tabernaculum testimonii
-16 Erexitque Moyses illud, et posuit tabulas
-31 Erexit et atrium per gyrum tabernaculi
Levit. 26- 1 Nec titulos erigetis, nec insignem lapidem
-13 Confregi catenas cervicum vestrarum, ut incederitis erecti
Num. 1-51 Cum castrametandum, erigent
2-17 Quomodo erigetur, ita et deponetur
7- 1 Complevit Moyses tabernaculum, et erexit illud
8- 2 Candelabrum in Australi parte erigatur
9-15 Igitur die qua erectum est tabernaculum
-20 Ad imperium Domini erigebant tentoria
16- 7 Ipse erit sanctus: multum erigimini, filii Levi
23- 4 Septem, inquit, aras erexi, et imposui vitul.
Num. 23-24 Ut leæna consurget, et quasi leo erigetur
Deut. 27- 2 Eriges ingentes lapides, et calce levigabis
- 4 Erigite lapides, quos ego hodie præcipio
Josue. 15- 8 Et inde se erigens ad verticem montis
Judic. 9-26 Ad cujus adventum erecti habitatores Sichem
1 Reg. 13- 4 Et erexit se Israël adversus Philisthiim
15-12 Et erexisset sibi fornicem triumphalem
2 Reg. 18-18 Absalom erexerat sibi, cum adhuc viveret
3 Reg. 7-21 Similiter erexit columnam secundam
4 Reg. 21- 3 Erexit aras Baal, et fecit lucos sicut fecerat
2 Par. 3-13 Ipsi autem stabant erectis pedibus
7-15 Et aures meæ erectæ ad orationem ejus
25-19 Et idcirco erigitur cor tuum in superbiam
1 Esdr. 6-11 Tollatur lignum ex domo ipsius, et erigatur
2 Esdr. 8- 3 Aures omnis populi erant erectæ ad librum
Judith. 8-21 Ad eloquium vestrum corda eorum erigite
9-11 Erige brachium tuum sicut ab initio
13- 7 Jerusalem civitatem tuam erigas
Job. 5-11 Qui ponit humiles in sublime, et mœrentes erigit sospitate
11-12 Vir vanus in superbiam erigitur
15-26 Cucurrit adversus eum erecto collo
19- 5 At vos contra me erigimini, et arguitis me
36- 7 Reges in solio collocat... et illi eriguntur
39-18 Cum tempus fuerit, in altum alas erigit
40- 5 Circumda tibi decorem, et in sublime erigere
Psal. 19- 9 Nos autem surreximus et erecti sumus
112- 7 Et de stercore erigens pauperem
144-14 Allevat... qui corruunt : et erigit omnes elisos
145- 8 Dominus erigit elisos, Dom. diligit justos
Prov. 23- 5 Ne erigas oculos tuos ad opes
29- 4 Rex justus erigit terram, vir avarus destruet
Eccli. 11-13 Et erexit eum ab humilitate ipsius
49-15 Qui erexit nobis muros eversos, et stare fecit portas et seras, qui erexit domos nostras
Isai. 2-13 Et super omnes cedros Libani sublimes, et erectas
50- 4 Erigit mane, mane erigit mihi aurem
61- 4 Et ruinas antiquas erigent, et instaurabunt
Jerem. 10-20 Non est qui... et erigat pelles meas
48-26 Quoniam contra Dominum erectus est
50-29 Facite illi : quia contra Dominum erecta est
Thren. 1- 9 Quoniam erectus est inimicus
Dan. 3- 2 Statuæ, quam erexerat Nabuchodonosor rex
- 3 Statuæ, quam erexerat Nabuchodonosor rex
-12 Statuam auream, quam erexisti, non adorant
-18 Statuam auream, quam erexisti, non adoramus
10-10 Tetigit me, et erexit me super genua mea
1 Mac. 3-43 Erigamus dejectionem populi nostri,
2 Mac. 15- 6 Nican. quidem cum summa superbia erectus
-10 Et ita animis eorum erectis
Luc. 1-69 Et erexit cornu salutis nobis, in domo David
13-13 Et confestim erecta est, et glorificabat Deum
Joan. 8- 7 Erexit se, et dixit eis : Qui sine peccato
-10 Erigens autem se Jesus, dixit ei : Mulier
Act. 9-41 Dans autem illi manum, erexit eam
15-16 Et diruta ejus reædificabo : et erigam illud
Hebr. 12-12 Remissas manus, et soluta genua erigite

ERIOCH. *Rex Elicorum in Media.*

Judith. 1- 6 Et Jadason, in campo Erioch regis Elicorum

ERIPIO.

Gen. 37-22 Volens eripere eum de manibus eorum
Exod. 2-22 Adjutor meus eripuit me de manu Pharaonis
1 Reg. 17-37 Dominus qui eripuit me de manu leonis
Tobiæ. 3-15 Aut certe desuper terram eripias me
12- 3 Me ipsum a devoratione piscis eripuit
Judith. 16- 4 Ut eriperet nos de manu omnium inimic.
Job. 36-15 Eripiet de angustia sua pauperem
Psal. 6- 5 Convertere, Domine, et eripe animam meam
16-13 Eripe animam meam ab impio
17- 1 In die qua eripuit eum Dominus de manu
-18 Eripuit me de inimicis meis fortissimis
-30 Quoniam in te eripiar a tentatione
-44 Eripies me de contradictionibus populi
-49 Exaltabis me : a viro iniquo eripies me
21- 9 Speravit in Domino, eripiat eum
30-16 Eripe me de manu inimicorum meorum
33- 5 Ex omnibus tribulationibus meis eripuit me
- 8 In circuitu timentium eum : et eripiet eos
34-10 Eripiens inopem de manu fortiorum ejus
49-22 Nequando rapiat, et non sit qui eripiat
53- 9 Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me
55-13 Quoniam eripuisti animam meam de morte
56- 5 Et eripuit animam meam de medio catulorum leonum
58- 2 Eripe me de inimicis meis, Deus meus
- 3 Eripe me de operantibus iniquitatem
63- 2 A timore inimici eripe animam meam
Psal. 68-15 Eripe me de luto, ut non infigar : libera me
-19 Propter inimicos meos eripe me
70- 2 In justitia tua libera me, et eripe me
- 4 Deus meus, eripe me de manu peccatoris
-11 Comprehendite eum:quia non est qui eripiat
81- 4 Eripite pauperem : et egenum de manu peccatoris liberate
90-15 Eripiam eum, et glorificabo eum
106- 6 Et de necessitatibus eorum eripuit eos
-20 Et eripuit eos de interitionibus eorum
114- 8 Quia eripuit animam meam de morte,
118-153 Vide humilitatem meam, et eripe me
-170 Secundum eloquium tuum eripe me
123- 7 Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium
139- 2 Eripe me, Domine, ab homine malo : a viro iniquo eripe me
- 5 Et ab hominibus iniquis eripe me
142- 9 Eripe me de inimicis meis, Domine
143- 7 Eripe me, et libera me de aquis multis
-11 Eripe me. Et erue me de manu filiorum alienorum
Eccli. 51-16 Et eripuisti me de tempore iniquo
Baruc. 4-18 Ipse vos eripiet de manibus inimicorum
-21 Eripiet vos de manu principum inimicorum
6-35 Neque infirmum a potentiori eripiunt
-49 Qui nec de bello se liberant, neque de malis se eripiunt
Dan. 3-15 Quis est Deus, qui eripiet vos de manu mea?
-17 Potest eripere nos de camino ignis ardentis
1 Mac. 5-12 Veni, et eripe nos de manibus eorum
2 Mac. 2-19 Eripuit enim nos de magnis periculis
6-26 Præs. tempore suppliciis hominum eripiar
8-14 Ut eriperet eos ab impio Nicanore
Act. 7-10 Et eripuit eum ex omnibus tribulationibus
12-11 Et eripuit me de manu Herodis
23-27 Superveniens cum exercitu eripui
24- 7 Vi magna eripuit eum de manibus nostris
26-17 Eripiens te de populo, et gentibus
Rom. 11-26 Veniet ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem a Jacob
2 Cor. 1-10 De tantis periculis nos eripuit, et eruit : in quem speramus quoniam et adhuc eripiet
Galat. 1- 4 Ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam
Colos. 1-13 Qui eripuit nos de potestate tenebrarum
1 Thes. 1-10 Jesum, qui eripuit nos ab ira ventura
2 Tim. 3-11 Et ex omnibus eripuit me Dominus
2 Petr. 2- 7 Injuria ac luxuriosa conversatione eripuit
- 9 Novit Dominus pios de tentatione eripere

EROGO.

Baruc. 6- 9 Et argentum, et erogant illud in semetipsos
1 Mac. 14-32 Et erogavit pecunias multas, et armavit viros
2 Mac. 4-19 Asportaverant ne in sacrificiis erogarentur
Marc. 5-26 Et erogaverat omnia sua, nec quidquam
Luc. 8-43 In medicos erogaverat omnem substantiam

ERRATUM.

Eccle. 12-14 Adducet Deus in judicium pro omni errato

ERRO.

Gen. 21-14 Cum abiisset, errabat in solitudine Bersabee
37-15 Invenitque eum vir errantem in agro
Exod. 23- 4 Si occurreris bovi inimici tui, aut asino erranti, reduc ad eum
Num. 5-12 Et dices ad eos : Vir, cujus uxor erraverit
Deut. 13- 5 Ut errare te faceret de via quam tibi præcepit Dominus Deus tuus
22- 1 Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem
27-18 Maledictus qui errare facit cæcum in itinere
Judith. 11- 5 Ad correptionem omnium animarum errantium
Job. 12-25 Et errare eos faciet quasi ebrios
34-32 Si erravi, tu doce me
Psal. 57- 4 Erraverunt ab utero : locuti sunt falsa
94-10 Et dixi : Semper hi errant corde
106- 4 Erraverunt in solitudine in inaquoso
-40 Errare fecit eos in invio, et non in via
118-110 Et de mandatis tuis non erravi
-176 Erravi, sicut ovis quæ periit : quære servum
Prov. 10-17 Qui autem increpationes relinquit, errat
13-13 Animæ dolosæ errant in peccatis
14- 8 Et imprudentia stultorum errans
-22 Errant qui operantur malum
16-10 In judicio non errabit os ejus
21-16 Vir qui erraverit a via doctrinæ
Sap. 2-21 Hæc cogitaverunt, et erraverunt
5- 6 Ergo erravimus a via veritatis
11-16 Quod quidam errantes colebant mutos serpentes
12-24 Etenim in erroris via diutius erraverunt
13- 6 Hi enim fortasse errant, Deum quærentes
14-22 Et non suffecerat errasse eos circa Dei scientiam

Sap. 17- 1 Propt. hoc indisciplinatæ animæ erraverunt
Eccli. 16-23 Et vir imprudens et errans cogitat stulta
34- 7 Multos enim errare fecerunt somnia
-12 Multa vidi errando, et plurimas verborum consuetudines
Isai. 16- 8 Erraverunt in deserto, propagines ejus relictæ sunt
19-14 Et errare fecerunt Ægyptum in omni opere suo, sicut errat ebrius et vomens
28- 1 In vertice vallis pinguissimæ, errantes a vino
- 7 Nescierunt, et præ ebrietate erraverunt
Erraverunt in ebrietate, nescier. videntem
29-24 Et scient errantes spiritu intellectum
35- 8 Ita ut stulti non errent per eam
47-15 Unusquisque in via sua erraverunt
53- 6 Omnes nos quasi oves erravimus
63-17 Quare errare nos fecisti, Domine, de viis tuis
Thren. 4-14 Erraverunt cæci in plateis, polluti sunt
Baruc. 4-28 Sicut e. fuit sensus vester ut erraretis a Deo
Ezech. 14- 9 Et propheta cum erraverit, et locutus fuerit
-11 Ut non erret ultra domus Israel a me
34- 6 Erraverunt greges mei in cunctis montibus
44-10 Et erraverunt a me post idola sua
-15 Cum errarent filii Israel a me, ipsi accedent
48-11 Et non erraverunt cum errarent filii Israel, sicut erraverunt et Levitæ
Dan. 14- 6 Ne erres rex : iste e. intrinsecus luteus est
2 Mac. 7-18 Mori incipiens, sic ait : Noli frustra errare
Matth. 18-12 Si fuerint alicui centum oves, et erraverit una ex eis
-13 Super nonaginta novem, quæ non erraverunt
22-29 Ait illis : Erratis, nescientes Scripturas
Marc. 12-24 Nonne ideo erratis, non scientes Scripturas
-27 Vos ergo multum erratis
1 Cor. 6- 9 Regnum Dei non possidebunt? Nolite errare
Galat. 6- 7 Nolite errare : Deus non irridetur
1 Tim. 6-10 Quam quidam appetentes, erraverunt a fide
2 Tim. 3-13 Et seductores proficient in pejus, errantes
Tit. 3- 3 Errantes, servientes desideriis et voluptatibus variis
Hebr. 3-10 Et dixi : Semper errant corde
5- 2 Qui condolere possit iis qui ignorant, et errant
11-38 In solitudinibus errantes, in montibus, et speluncis
12-13 Ut non claudicans quis erret, magis a. sanetur
Jacob. 1-16 Nolite itaque errare, fratres mei dilectissimi
5-19 Si quis ex vobis erraverit a veritate
1 Petr. 2-25 Eratis e. sicut oves errantes, sed conversi estis
2 Petr. 2-15 Derelinquentes rectam viam erraverunt
Judæ. -13 Sidera errantia : quibus procella tenebrarum servata est in æternum
Apoc. 18-23 Quia in veneficiis tuis erraverunt om. gentes

ERROR.

Gen. 43-12 Reportate, ne forte errore factum sit
Levit. 5-15 Anima, si prævaricans cæremonias, per errorem
-19 Quia per errorem deliquit in Dominum
Num. 15-25 Pro se et pro peccato atque errore suo
Deut. 4-19 Errore deceptus adores ea et colas quæ creavit Dominus Deus
30-17 Errore deceptus adoraveris deos alienos
Josue. 23-12 Quod si volueritis gentium harum... erroribus adhærere
Judic. 9-36 Umbras montium vides quasi capita hominum, et hoc errore deciperis
4 Reg. 17-19 Ambulavit in erroribus Israël, quos operatus fuerat
Job. 15-31 Non credet frustra errore deceptus
Eccle. 1-17 Atque doctrinam, erroresque et stultitiam
2- 2 Risum reputavi errorem : et gaudio dixi
-12 Ad contemplandam sapientiam, erroresque et stultitiam
7-26 Impietatem stulti, et errorem imprudentium
10- 5 Quasi per errorem egrediens a facie principis
-13 Et novissimum oris illius error pessimus
Sap. 1-12 Nolite zelare mortem in errore vitæ vestræ
12-24 Etenim in erroris via diutius erraverunt
14-16 Hic error tanquam lex custoditus est
15- 4 Non enim in errorem induxit nos hominum malæ artis excogitatio
Eccli. 11-16 Error et tenebræ peccatoribus concreata s.
15-13 Omne execramentum erroris odit Dominus
17-26 Non demoreris in errore impiorum
34- 5 Divinatio erroris, et auguria mendacia
Isai. 26- 3 Vetus error abiit : servabis pacem
30-10 Loquimini nobis placentia, videte nobis errores
-28 Frenum erroris, quod erat in maxillis populorum
45-16 Abierunt in confusionem fabricat. errorum
Ezech. 44-10 Recesserunt a me in errore filiorum Israel
45-20 Qui ignoravit, et errore deceptus est
Matth. 24-24 Ita ut in errorem inducantur (si fieri potest)
Matth. 27-64 Et erit novissimus error pejor priore
Rom. 1-27 Mercedem... erroris sui in semetipsis recipientes
Ephes. 4-14 In astutia ad circumventionem erroris
-22 Corrumpitur secundum desideria erroris
1 Thes. 2- 3 Exhortatio enim nostra non de errore
2 Thes. 2-10 Ideo mittet illis Deus operationem erroris
1 Tim. 4- 1 Attendentes spiritibus erroris
2 Tim. 3-13 Errantes, et in errorem mittentes
Jacob. 5-20 Qui converti fecerit peccatorem ab errore viæ suæ
2 Petr. 2-18 Qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur
3-17 Ne insipientium errore traducti excidatis
1 Joan. 4- 6 In hoc cognoscimus... et spiritum erroris
Judæ. -11 Et errore Balaam mercede effusi sunt

ERUBESCO.

Gen. 2-25 Erat a. uterque nudus.. et non erubescebant
Levit. 26-41 Donec erubescat incircumcisa mens eorum
Judic. 3-25 Expectantesque diu donec erubescerent
4 Reg. 3-14 Si non vultum Josaphat regis Judæ erubescerem
2 Par. 36-12 Nec erubuit faciem Jeremiæ prophetæ
1 Esdr. 8-22 Erubui enim petere a rege auxilium
9- 6 Et erubesco levare faciem meam ad te
Job. 19- 3 Et non erubescitis opprimentes me
Psal. 6-11 Erubescant, et conturbentur vehementer
Convertantur, et erubescant valde velociter
24- 2 Deus meus, in te confido, non erubescam
-20 Non erubescam, quoniam speravi in te
30-18 Erubescant impii, et deducantur in infernum
34-26 Erubescant et revereantur simul
68- 7 Non erubescant in me qui expectant te
69- 4 Et erubescant, qui volunt mihi mala
Avertantur statim erubescentes, qui dicunt
82-18 Erubescant, et conturbentur in sæculum
Sap. 13-17 Non erubescit loqui cum illo, qui sine anima est
Eccli. 31-16 Et invidia contaminatus erubescas
41-21 Erubescite a patre et a matre de fornicatione
Isai. 1-29 Erubescetis super hortis quos elegeratis
23- 4 Erubesce Sidon : ait e. mare, fortitudo maris
24-23 Erubescet luna, et confundetur sol
29-22 Nec modo vultus ejus erubescet
41-11 Ecce confundentur et erubescent omnes
45-16 Confusi sunt, et erubuerunt omnes
-17 Et non erubescetis usque in sæculum sæculi
54- 4 Quia non confunderis, neque erubesces
Jerem. 3- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi, noluisti erubescere
6-15 Non sunt confusi, et erubescere nescierunt
8-12 Non sunt confusi, et erubescere nescierunt
15- 9 Confusa est, et erubuit
22-22 Et erubesces ab omni malitia tua
31-19 Confusus sum, et erubui, quoniam sustinui
Thren. 4-16 Facies sacerdotum non erubuerunt
5-12 Facies senum non erubuerunt
Ezech. 16-27 Quæ erubescunt in via tua scelerata
36-32 Confundimini, et erubescite sup. viis vestris
43-11 Et erubescant ex omnibus quæ fecerunt
Dan. 13-11 Erubescebant enim indicare sibi concupiscentiam suam
-27 Erubuerunt servi vehementer
Luc. 9-26 Nam qui me erubuerit, et meos sermones : Hunc Filius hominis erubescet, cum venerit
13-17 Erubescebant omnes adversarii ejus
16- 3 Fodere non valeo, mendicare erubesco
Rom. 1-16 Non enim erubesco Evangelium
6-21 In illis, in quibus nunc erubescitis
2 Cor. 9- 4 Erubescamus nos (ut non dicamus vos)
10- 8 Et non in destructionem vestram : non erubescam
2 Tim. 1- 8 Noli itaque erubescere testimonium Dom.
-16 Et catenam meam non erubuit
1 Petr. 4-16 Si autem ut Christianus, non erubescat

ERUCA.

Joel. 1- 4 Residuum erucæ comedit locusta
2-25 Amos, quos comedit locusta, bruchus, et rubigo, et eruca
Amos. 4- 9 Et ficeta vestra comedit eruca

ERUCTO.

Psal. 18- 3 Dies diei eructat verbum
44- 2 Eructavit cor meum verbum bonum
118-171 Eructabunt labia mea hymnum
143-13 Promptuaria... eructantia ex hoc in illud
144- 7 Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt
Sap. 19-10 Eructavit fluvius multitudinem ranarum
Eccli. 11-32 Sicut enim eructant præcordia fœtentium
Matth. 13-35 Eructabo abscondita a constitutione mundi

ERUDIO, ERUDITUS.

Exod. 31- 6 Et in corde omnis eruditi posui sapientiam
35-35 Ambos erudivit sapientia, ut faciant opera
36- 2 Cumque vocasset eos Moyses, et omnem eruditum virum,
Deut. 8- 5 Quia sicut erudit filium suum homo, sic Dominus Deus tuus erudivit te
Judic. 3- 1 Ut erudiret in eis Israëlem, et omnes
1 Par. 5-18 Eruditique ad prælia, quadraginta quatuor millia
12-32 Viri eruditi, qui noverant singula tempora
25- 7 Qui erudiebant canticum Domini
26-14 Filio ejus, viro prudentissimo, et erudito
2 Par. 2- 7 Mitte ergo mihi virum eruditum
-12 Qui dedit David regi filium sapientem et eruditum et sensatum
8-10 Quinquaginta, qui erudiebant populum
17- 9 Circuibant... atque erudiebant populum
1 Esdr. 7-11 Esdræ sacerdoti, scribæ erudito
2 Esdr. 7-65 Donec staret sacerdos doctus et eruditus
Job. 33-16 Et erudiens eos instruit disciplina
34- 2 Et eruditi auscultate me
35-11 Et super volucres cœli erudit nos
Psal. 2-10 Intelligite : erudimini qui judicatis terram
89-12 Fac, et eruditos corde in sapientia
93-12 Beatus homo, quem tu erudieris, Domine
104-22 Ut erudiret principes ejus sicut semetipsum
Prov. 8-12 Et eruditis intersum cogitationibus,
9- 7 Qui erudit derisorem, ipse injuriam sibi facit
10-21 Labia justi erudiunt plurimos
13-24 Qui autem diligit illum, instanter erudit
14-33 Sapientia, et indoctos quosque erudiet
15-24 Semita vitæ super eruditum, ut declinet
16-20 Eruditus in verbo reperiet bona
-23 Cor sapientis erudiet os ejus
17-27 Prudens est : et pretiosi spiritus vir eruditus
19-18 Erudi filium tuum, ne desperes
29-17 Erudi filium tuum, et refrigerabit te
-19 Servus verbis non potest erudiri
31- 1 Visio, qua erudivit eum mater sua
Eccli. 7-25 Filii tibi sunt? Erudi illos, et curva illos
18-13 Docet, et erudit quasi pastor gregem suum
21-14 Non erudietur, qui non est sapiens in bono
-26 Vir autem eruditus foris stabit
23-20 In omnibus diebus suis non erudietur
26-18 Non est immutatio eruditæ animæ
31-22 Sufficiens est homini erudito vinum exiguum
37-22 Vir peritus multos erudivit
-26 Vir sapiens plebem suam erudit
40-31 Vir a. disciplinatus et eruditus custodiet se
42- 8 Et eris eruditus in omnibus, et probabilis
47-15 Quemadmodum eruditus es in juventute tua
Isai. 8-11 Sicut in manu forti erudivit me, ne irem
28-26 Erudiet illum in judicio : Deus suus docebit
40-14 Et erudivit eum scientiam, et viam prudentiæ
50- 4 Dominus dedit mihi linguam eruditam
Jerem. 6- 8 Erudire, Jerusalem, ne forte recedat anima
12-16 Si eruditi didicerint vias populi mei
13-21 Docuisti eos...et erudisti in caput tuum
31-18 Castigasti me, et eruditus sum
32-33 Cum docerem eos diluculo, et erudirem
Thren. 1-13 Misit ignem in ossibus meis, et erudivit me
Dan. 1- 4 Decoros forma, et eruditos omni sapientia
11-35 Et de eruditis ruent, ut conflentur
12- 3 Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellæ
13- 3 Erudierunt filiam suam secundum legem
Osee. 7-15 Ego erudivi eos, et confortavi brachia eorum
Luc. 1- 4 Ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem
Act. 7-22 Et eruditus est Moyses omni sapientia Æg.
22- 3 Eruditus juxta veritatem paternæ legis
2 Tim. 3-16 Ad corripiendum, ad erudiendum in justitia
Tit. 2-12 Erudiens nos, ut abnegantes impietatem
Hebr. 12-10 Secundum voluntatem suam erudiebant nos

ERUDITIO.

2 Par. 35- 3 Levitis quoque, ad quorum eruditionem omnis Israël sanctificabatur Domino
Prov. 1- 3 Ad... suscipiendam eruditionem doctrinæ
16-22 Fons vitæ eruditio possidentis : doctrina
Eccle. 7-13 Hoc autem plus habet eruditio et sapientia

ERUDITOR.

Eccli. 37-21 Est vir astutus multorum eruditor
Osee. 5- 2 Et ego eruditor omnium eorum
Rom. 2-20 Eruditorem insipientium, magistrum infant.
Hebr. 12- 9 Eruditores habuimus, et reverebamur eos

ERUMPO.

Gen. 43-30 Super fratre suo, et erumpebant lacrymæ
Levit. 14-56 Cicatricis et erumpentium papularum

Num. 17- 8 Et turgentibus gemmis eruperant flores
18-15 Quidquid primum erumpit e vulva
Deut. 8- 7 In... montibus erumpunt fluviorum abyssi
Josue. 8-17 Sicut eruperant aperta oppida relinquentes
Judic. 16- 6 Et quid sit quo ligatus erumpere nequeas ?
20-25 Eruperunt filii Benjamin de portis Gabaa
-31 Audacter eruperunt de civitate
1 *Reg.* 30-14 Siquidem nos erupimus ad Australem plagam
-23 Qui eruperant adversum nos, in manus nostras
Job. 26- 8 Ut non erumpant pariter deorsum
30-26 Præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ
38- 8 Quando erumpebat quasi de vulva procedens
Psal. 140- 7 Sicut crassitudo terræ erupta est super terr.
Prov. 3-20 Sapientia illius eruperunt abyssi, et nubes
8-24 Necdum fontes aquarum eruperant
27- 4 Ira non habet misericordiam, nec erumpens furor
Isai. 58- 8 Tunc erumpet quasi mane lumen tuum
59- 5 Et quod confotum est, erumpet in regulum
Jerem. 18-14 Aut evelli possunt aquæ erumpentes frigidæ
23-19 Tempestas erumpens super caput impiorum veniet.
Ezech. 13-13 Et erumpere faciam spiritum tempestatum
17-23 Plantabo illud, et erumpet in germen
Dan. 3-48 Et erupit, et incendit quos reperit juxta fornacem
-95 Et erumpens Nabuchodonosor, ait
Osee. 14- 6 Et erumpet radix ejus ut Libani
Joel. 3-11 Erumpite, et venite omn. gentes de circuitu
1 *Mac.* 13-44 Et eruperunt qui erant intra machinam in civitatem
Galat. 4-27 Erumpe, et clama, quæ non parturis

ERUO.

Gen. 32-11 Erue me de manu fratris mei Esaü
48-16 Angelus qui eruit me de cunctis malis
Exod. 6- 6 Educam vos... et eruam de servitute
18- 4 Et eruit me de gladio Pharaonis
- 9 Eo quod eruisset eum de manu Ægyptiorum
-10 Qui eruit populum suum de manu Ægypti
21-26 Dimittet eos liberos pro oculo quem eruit
Levit. 14-40 Jubebit erui lapides in quibus lepra est
-43 Sin autem postquam eruti sunt lapides
Num. 10- 9 Ut eruamini de manibus inimicorum
16-14 An et oculos nostros vis eruere ?
Deut. 20- 4 Dimicabit, ut eruat vos de periculo
23-14 Ambulat in medio castrorum, ut eruat te
24-18 Quod... et eruerit te Dominus Deus tuus inde
25-11 Volensque uxor alterius eruere virum suum
32-39 Et non est qui de manu mea possit eruere
Josue. 2-13 Et eruatis animas nostras a morte
Judic. 8-34 Qui eruit eos de manibus inimicorum
9-17 Ut erueret vos de manu Madian
10-12 Clamastis ad me, et erui vos de manu eorum
16-21 Philisthiim, statim eruerunt oculos ejus
1 *Reg.* 7- 3 Et eruet vos de manu Philisthiim
10-18 Et erui vos de manu Ægyptiorum
11- 2 Ut eruam omnium vestrum oculos dextros
12-16 Nunc ergo erue nos de manu inimicorum
-11 Et eruit vos de manu inimicorum vestrorum
-21 Quæ non proderunt vobis, neque eruent vos
14-48 Et eruit Israel de manu vastatorum ejus
17-35 Et percutiebam, eruebamque de ore eorum
24-16 Judicet caus. meam, et eruat me de manu tua
30-18 Eruit ergo David omnia quæ tulerant Amalecitæ, et duas uxores suas eruit
-22 Non dabimus eis quidquam de præda quam eruimus
2 *Reg.* 4- 9 Qui eruit animam meam de omni angustia
12- 7 Et ego erui te de manu Saül
3 *Reg.* 1-29 Qui eruit animam meam de omni angustia
4 *Reg.* 17-39 Et ipse eruet vos de manu om. inimicorum
18-29 Non enim poterit eruere vos de manu mea
-30 Dicens : Eruens liberabit nos Dominus
-35 Qui eruerunt regionem suam de manu mea, ut possit eruere Dominus Jerusalem
1 *Par.* 16-35 Et congrega nos, et erue de gentibus
2 *Par.* 32-14 Qui potuerit eruere populum suum de manu mea, ut possit etiam Deus vester eruere vos de hac manu
-15 Nec Deus vester poterit eruere vos de manu mea
-17 Sic et Deus Ezechiæ eruere non poterit populum suum de manu ista
Esth. 14-19 Et erue me a timore meo ?
Job. 5- 4 Conterentur in porta, et non erit qui eruat
-20 In fame eruet te de morte
6-23 Et de manu robustorum eruite me ?
10- 7 Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere
33-18 Eruens animam ejus a corruptione
Psal. 21-21 Erue a framea, Deus, animam meam
24-17 De necessitatibus meis erue me
-20 Custodi animam meam, et erue me
Psal. 30- 3 Inclina ad me aurem t., accelera ut eruas me
31- 7 Exultatio mea, erue me a circumdantibus
32-19 Ut eruat a morte animas eorum
36-40 Eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos
38- 9 Ab omnibus iniquitatibus meis erue me
39-14 Complaceat tibi, Domine, ut eruas me
42- 1 Ab homine iniquo et doloso erue me
49-15 Eruam te, et honorificabis me
85-13 Et eruisti animam meam ex inferno
88-49 Eruet animam suam de manu inferi
143-11 Et erue me de manu filiorum alienorum
Prov. 2-12 Ut eruaris a via mala, et ab homine
-16 Ut eruaris a muliere aliena, et ab extranea
6- 5 Eruere quasi damula de manu, et quasi avis
24-11 Erue eos qui ducuntur ad mortem
Eccli. 49- 9 Et eruere, et perdere, et iterum ædificare
51-12 Quoniam eruis sustinentes te, Domine
Isai. 5-29 Et amplexabitur, et non erit qui eruat
36-14 Non seducat vos Ezechias, quia non poterit eruere vos
-15 Dicens : Eruens liberabit nos Dominus
-20 Qui eruerit terram suam de manu mea, ut eruat Dominus Jerusalem de manu mea
37-12 Numquid eruerunt eos dii gentium
38- 6 Et de manu regis Assyriorum eruam te
-17 Tu a. eruisti animam meam ut non periret
42-22 Facti sunt in rapinam, nec est qui eruat
43-13 Et non est qui de manu mea eruat
Jerem. 1- 8 Tecum ego sum, ut eruam te, dicit Dominus
15-20 Ego tecum sum ut salvem te, et eruam te
21-12 Eruite vi oppressum de manu calumniantis
39- 7 Oculos quoque Sedeciæ eruit : et vinxit eum
-18 Sed eruens liberabo te, et gladio non cades
42-11 Ut salvos vos faciam, et eruam de manu ej.
52-11 Et oculos Sedeciæ eruit, et vinxit eum
Ezech. 13-23 Et eruam populum meum de manu vestra
34-27 Et eruero eos de manu imperantium sibi
Dan. 3-43 Et erue nos in mirabilibus tuis, et da gloriam
-88 Quia eruit nos de inferno, et salvos fecit
Et de medio ignis eruit nos
-95 Et eruit servos suos, qui crediderunt in eum
6-14 Ad occasum solis laborabat ut erueret illum
Osee. 2-10 Et vir non eruet eam de manu mea
5-14 Et vadam : tollam, et non est qui eruat
Amos. 3-12 Si eruat pastor de ore leonis duo crura
Sic eruentur filii Israël, qui habitant in Samaria
Mich. 5- 8 Conculcaverit, et ceperit, non est qui eruat
Zach. 3- 2 Numquid non iste torris est erutus de igne ?
11- 6 Concident terram, et non eruam de manu eorum
Matth. 5-29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te
18- 9 Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum
2 *Cor.* 1-10 Qui de tantis periculis nos eripuit, et eruit
Galat. 4-15 Quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis

ESAAN.

Urbs est tertia septimæ partis tribus Juda, inter Ruma et Sanum.

Josue. 15-52 Arab et Ruma et Esaan.

ESAU.

Anno mundi 2199, *ante J. Ch.* 1855. *Filius Isaac primogenitus et Rebeccæ. Deprecatus est Isaac Dominum pro uxore sua, eo quod esset sterilis. Dominus exaudivit eum, et dedit conceptum Rebeccæ; sed collidebantur in utero ejus parvuli, et timebat Rebecca ne pariendo ante tempus moreretur ipsa cum prole sua : dicebat enim: Si sic futurum erat, quid necesse fuit me concipere? Perrexitque ut consuleret Dominum. Aliqui putant in montem Moria ascendisse ad Melchisedech sacerdotem adhuc superstitem. Alii putant ad domesticum altare ivisse, illic orasse, et responsum accepisse per Angelum ei dicentem : Duæ gentes, Judæorum nempe et Idumæorum, sibi adversantium, sunt in utero tuo, et duo populi ex ventre tuo dividentur; populusque populum superabit, et major serviet minori. Jam tempus pariendi advenerat, et peperit Esaü et Jacob. Factus est Esaü vir gnarus venandi et homo agricola; Jacob autem vir simplex domi manebat, rei domesticæ curam gerens; coxit autem Jacob pulmentum lenticulæ Ægyptiæ; ad eum venit Esaü de agro lassus, vendidit fratri suo pro pulmento primogenita sua; comedit, bibit, et abiit, parvi pendens quod primogenita vendidisset, ventrem virtuti, cibum honori, gulam benedictioni præferens, et fortasse jam tum meditatus, quod jure amiserat, vi et ferro retinere. Primogenituræ privilegia eo tempore fuerunt sequentia : 1° In mensa locus dignior; 2° civilis principatus in fratres, et successio in patriam dignitatem, qua primogenitus loco patris induebatur, adeo ut coram eo se inclinarent cæteri, et vocarent eum dominum, ut Jacob Esaü appellat; 3° in hæreditatis divisione duas partes accipiebat natu maximus, alii singulas; 4° pater moriturus primogenito benedicebat. Juxta aliquos primogeniti erant sacerdotes familiæ, et ad hunc usum peculiares vestes habebant. Porro in venditione primogenitorum peccavit Esaü gula, sacrorum contemptu, et forte etiam simonia, vendens jus sacerdotii. Esaü vero quadragenarius, invito patre jam centenario, duas duxit uxores Chananæas et idololatras, quæ malis moribus et contumacia, et quia manebant idololatræ, offendebant animum Isaac et Rebeccæ. Senuit autem Isaac; annum enim agebat centesimum trigesimum septimum, quanquam adhuc vixit* 43, *nam mortuus est annorum* 180; *tum ætate, tum crebris ægritudinibus caligaverant oculi ejus, et ait Esaü filio : Para mihi pulmentum quo scis me libenter vesci, ut antequam moriar benedicat tibi anima mea. Quæ verba audivit Rebecca diligens Jacob præ Esaü. Paravit ipsa pulmentum, dum venatum iret Esaü; et Jacob consilio matris, favente etiam Domino, sese obtulit benedictioni paternæ, quam accepit. Cætera vide in Genesis libro. Mortuus est Esaü annis quatuor ante profectum Jacob in Ægyptum, et duobus tantum ante famem, cum esset annorum* 106 *natus. Ex variis sequentibus versiculis trinomius erat, Esaü nempe, Edom et Seir, quia pater est Idumæorum, et habitavit in montibus Seir.*

Gen. 25-25 Vocatumque est nomen ejus Esaü
-27 Factus est Esaü vir gnarus venandi
-28 Isaac amabat Esaü, eo quod de venationibus illius vesceretur
-29 Ad quem cum venisset Esaü de agro lassus
26-34 Esaü vero quadragenarius duxit uxores
27- 1 Vocavitque Esaü filium suum majorem
- 6 Audivi patrem tuum loquentem cum Esaü
-11 Nosti quod Esaü frater meus homo pilosus sit
-15 Et vestibus Esaü valde bonis... induit eum
-19 Ego sum primogenitus tuus Esaü
-21 Probem utrum tu sis filius m. Esaü, an non
-22 Vox Jacob est: sed manus, manus sunt Esaü
-24 Tu es filius m. Esaü ? Respondit : Ego sum
-30 Et egresso Jacob foras, venit Esaü
-32 Ego sum filius tuus primogenitus Esaü
-34 Auditis Esaü sermonibus patris, irrugiit
-38 Cui Esaü : Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater ?
-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob
-42 Ecce Esaü frater tuus minatur ut occidat te
28- 6 Videns autem Esaü quod benedixisset pater
32- 3 Misit a. et nuntios ante se ad Esaü fratrem
- 4 Dicens : Sic loquimini domino meo Esaü
- 6 Dicentes : Venimus ad Esaü fratrem tuum
- 8 Dicens : Si venerit Esaü ad unam turmam
-18 Munera misit domino meo Esaü :
35-29 Et sepelierunt eum Esaü et Jacob filii sui
36- 1 Hæ sunt autem generationes Esaü, ipse est Edom
- 2 Esaü accepit uxores de filiabus Chanaan
- 6 Tulit a. Esaü uxores suas et filios et filias
- 8 Habitavitque Esaü in monte Seïr
- 9 Hæ autem sunt generationes Esaü
-10 Eliphaz filius Ada uxoris Esaü : Rahuël
-12 Thamna, concubina Eliphaz filii Esaü
-13 Hi filii Basemath uxoris Esaü
-15 Hi duces filiorum Esaü : filii Eliphaz primogeniti Esaü : dux Theman
-17 Hi quoque filii Rahuel, filii Esaü : dux Nabath
Isti filii Basemath uxoris Esaü
-18 Hi autem filii Oolibama uxoris Esaü
Hi duces Oolibama filiæ Anæ uxoris Esaü
-19 Isti sunt filii Esaü, et hi duces eorum
-43 Ipse est Esaü pater Idumæorum
Deut. 2- 4 Transibitis per terminos fratrum vestrorum filiorum Esaü
- 5 Quia in possessionem Esaü dedi montem Seïr
- 8 Cumq. transissemus fratres nost. filios Esaü
-12 Habitaverunt filii Esaü : sicut fecit Israël
-22 Sicut fecerat filiis Esaü, qui habitant in Seïr
-29 Sicut fecerunt filii Esaü, qui habitant in Seïr
Josue. 24- 4 Illiq. rursum dedi Jacob et Esaü. E quibus, Esaü dedi montem Seïr ad possidendum
1 *Par.* 1-34 Isaac, cujus fuerunt filii, Esaü et Israël
-35 Filii Esaü : Eliphaz, Rahuel, Jehus, Ihelom, et Core
Jerem. 49-10 Ego vero discooperui Esaü, revelavi abscondita ejus

Abdiæ. - 6 Quomodo scrutati sunt Esaü, investigaverunt abscondita ejus ?
- 8 Perdam... et prudentiam de monte Esaü
- 9 A Meridie, ut intereat vir de monte Esaü
-18 Domus Jos. flamma, et domus Esaü stipula
Et non erunt reliquiæ domus Esaü
-19 Et hæreditabunt hi... montem Esaü
-21 Et ascendent... judicare montem Esaü
Malac. 1- 2 Nonne frater erat Esaü Jacob, dicit Dom.
- 3 Esaü autem odio habui ? et posui montes...
1 Mac. 5- 3 Et debellabat Judas filios Esaü in Idumæa
-65 Et expugnabant filios Esaü, in terra
Rom. 9-13 Jacob dilexi, Esaü autem odio habui
Hebr. 11-20 Et de futuris benedixit Isaac Jacob, et Esaü
12-16 Ne quis fornicator, aut profanus, ut Esau

ESBAAL.

Filius quartus Saül, fraterque Jonathan. Interfectus est in prælio Gelboë.

1 Par. 8-33 Porro Saül genuit... Abinadab, et Esbaal
9-39 Et Saul genuit... et Abinadab, et Esbaal

ESBON.

Primogenitus filiorum Bela, qui ipse primogenitus fuit filiorum Benjamin.

1 Par. 7- 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi, et Oziel, et Jerimoth

ESCA.

Gen. 1-29 Et universa ligna... ut sint vobis in escam
6-21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis
27- 9 Ut faciam ex eis escas patri tuo
41-57 Veniebant in Ægyptum, ut emerent escas
43- 2 Et emite nobis pauxillum escarum
-20 Jam ante descendimus ut emeremus escas
45- 7 Ut... et escas ad vivendum habere possitis
Num. 11-18 Quis dabit nobis escas carnium ?
Deut. 28-26 Sitque cadaver tuum in escam cunctis volatilibus cœli
Ruth. 1- 6 Audierat e. quod... et dedisset eis escas
2 Par. 11-23 Præbuitque eis escas plurimas, et multas...
Tobiæ. 1-12 Nunquam contaminatus est in escis eorum
Judith. 12- 9 Usque dum acciperet escam suam in vespere
Job. 9-26 Pertransierunt... sicut aquila volans ad escam
34- 3 Et guttur escas gustu dijudicat
36-31 Judicat populos, et dat escas multis mortalibus
38-41 Quis præparat corvo escam suam
39-29 Inde contemplatur escam, et de longe
Psal. 13- 4 Qui devorant plebem meam sicut escam panis
43-12 Dedisti nos tanquam oves escarum
68-22 Et dederunt in escam meam fel
73-14 Dedisti eum escam populis Æthiopum
77-18 Ut peterent escas animabus suis
-30 Adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum
78- 2 Posuerunt morticina servorum tuorum, escas volatilibus cœli
103-21 Ut rapiant, et quærant a Deo escam sibi
-27 Expectant, ut des illis escam in tempore
106-18 Omnem escam abominata est anima eorum
110- 5 Escam dedit timentibus se
135-25 Qui dat escam omni carni
144-15 Tu das escam illorum in tempore opportuno
145- 7 Dat escam esurientibus
146- 9 Qui dat jumentis escam ipsorum, et pullis
Sap. 13-12 Reliquiis.. ad præparationem escæ abutatur
16- 2 Escam parans eis ortygometram
- 3 Ut illi quidem concupiscentes escam
Inopes facti, novam gustaverunt escam
-20 Angelorum esca nutrivisti populum tuum
19- 9 Tanquam enim equi depaverunt escam
-11 Adducti concupiscentia postulaverunt escas
-20 Nec dissolvebant illam... bonam escam
Eccli. 36-20 Omnem escam manducabit venter
37-32 Et non te effundas super omnem escam
-33 In multis enim escis erit infirmitas
51- 4 A rugientibus, præparatis ad escam
Isai. 9-19 Et erit populus quasi esca ignis
Jerem. 16- 4 Erit cadaver eor. in escam volatilibus cœli
19- 7 Dabo cadavera eo.r, escam volatilibus cœli
34-20 Erit morticinum eor. in escam volatilibus
Ezech. 15- 4 Ecce igni datum est in escam
34-10 Et non erit ultra eis in escam
Dan. 4- 9 Et esca universorum in ea
-18 Fructus ejus nimius, et esca omnium in ea
14-10 Et tu rex, pone escas, et vinum misce
1 Mac. 1-36 Et posuerunt arma, et escas, et congregav.
6-53 Escæ autem non erant in civitate
-57 Deficimus quotidie, et esca nobis modica est
9-52 Posuit in eis auxilia, et apparatum escarum
Matth. 3- 4 Esca a. ejus erat locustæ, et mel sylvestre
6-25 Nonne anima plus est quam esca
14-15 Ut euntes in castella, emant sibi escas
Marc. 7-19 Et in secessum exit, purgans omnes escas
Luc. 3-11 Et qui habet escas, similiter faciat
9-12 Ut euntes... divertant, et inveniant escas
-13 Et emamus in omnem hanc turbam escas
12-23 Anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum
Rom. 14-17 Non est enim regnum Dei, esca et potus
-20 Noli propter escam destruere opus Dei
1 Cor. 3- 2 Lac vobis potum dedi, non escam
6-13 Esca ventri, et venter escis
8- 4 De escis autem quæ idolis immolantur
- 8 Esca autem nos non commendat Deo
-13 Quapropter si esca scandalizat fratrem m.
10- 3 Eamdem escam spiritalem manducaverunt
Hebr. 12-16 Qui propter unam escam vendidit primitiva sua
13- 9 Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis

ESCHOL *vel* ESCOL.

Amorrhæus, frater Aner, qui ambo pepigerant fœdus cum Abram.

Gen. 14-13 Abram Hebræo, qui habitabat in convalle Mambre Amorrhæi, fratris Eschol.
-24 Qui venerunt mecum, Aner, Escol, et Mambre

ESDRAS I.

Filius Saraïæ, summi sacerdotis quem Nabuchodonosor rex Babylonis interfecit in Reblatha. Esdras reversus est de Babylone; ipse scriba velox in lege Moysi et eruditissimus, assumptis comitibus, Jerusalem ascendit cum magnis muneribus et edicto regis, legem Dei docturus, populumque recturus. Porro edictum regis erat Artaxerxis, qui Longimanus dictus est, quo licebat Judæis, qui in toto Babyloniæ imperio vitam captivam ducebant, ire in Jerusalem, etc., etc. Audiens Esdras Judæos qui jam reversi erant, matrimonia contraxisse cum Gentibus, scidit vestimenta sua, et convocatis universis filiis transmigrationis, præcepit repudiari uxores alienigenas. Esdræ hoc insuper debetur, quod totam Scripturam sacram, negligentia sacerdotum et injuria temporum, multis locis depravatam, correxerit et restauraverit. Reperiuntur duo viri ejusdem nominis : nempe ESDRAS II, *Israelita ex origine sacerdotali, qui cum Mosollam rediit, quando ascendit in Jerusalem Zorobabel de captivitate Babylonis; et* ESDRAS III, *alter Israelita, qui partem aliquam legit Deuteronomii, quando Judas Machabæus exercitum Nicanoris fugere compulit.*

1 Esdr. 7- 1 Esdras filius Saraïæ, filii Azariæ
- 6 Ipse Esdras ascendit de Babylone
-10 Esdras enim paravit cor suum
-11 Quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti
-12 Artaxerxes rex regum Esdræ sacerdoti
-21 Ut quodcumque petierit a vobis Esdras
-25 Tu a. Esdra, secundum sapientiam Dei tui
10- 1 Sic ergo orante Esdra, et implorante eo
- 2 Dixit Esdræ : Nos prævaricati sumus
- 5 Surrexit ergo Esdras, et adjuravit principes
- 6 Et surrexit Esdras ante domum Dei
-10 Et surrexit Esdras sacerdos, et dixit ad eos
-16 Abierunt, Esdras sacerdos, et viri principes
2 Esdr. 8- 1 Et dixerunt Esdræ scribæ ut afferret librum
- 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem
- 4 Stetit autem Esdras scriba super gradum
- 5 Aperuit Esdras librum coram omni populo
- 6 Et benedixit Esdras Domino Deo magno
- 9 Et Esdras sacerdos et scriba, et Levitæ
-13 Congregati sunt... sacerdotes et Levitæ ad Esdram scribam
12- 1 Saraïa, Jeremias, Esdras
-13 Esdræ, Mosollam : Amariæ, Johanan
-26 In diebus... et Esdræ sacerdotis scribæ
-35 Et Esdras scriba ante eos in porta Fontis
2 Mac. 8-23 Ad hoc etiam ab Esdra lecto illis sancto libro

ESDRELON.

Est planities in Galilæa, quæ Campus magnus etiam dicitur, et campus Mageddo, in tribu Issachar.

Judith. 1- 8 Inhabitantes Galilæam in campo magno Esdrelon
4- 5 Scripsit ad universos qui erant contra Esdrelon
7- 3 Usque ad Chelmon qui est contra Esdrelon

ESDRIN.

Nomen proprium ducis alicujus Judæi.

2 Mac. 12-36 Qui cum Esdrin erant, diutius pugnantibus

ESEBAN.

Secundus filius Dison ducis Horræi, filii Esaü.

Gen. 36-26 Filii Dison : Hamdan, et Eseban, et Jethran
1 Par. 1-41 Filii Dison : Hamran, et Eseban, et Jethran

ESEBON.

Filius quartus Gad. Secutus est Jacob in Ægyptum.

Gen. 46-16 Filii Gad... et Esebon, et Heri, et Arodi, et Areli

ESEC.

Filius Elasa, et frater Asel; de filiis Saül.

1 Par. 8-39 Filii autem Esec fratris ejus, Ulam

ESELIAS.

Pater Saphan quem Josias rex Juda, mundata jam terra, et templo Domini, misit cum Maasia principe civitatis, et Joha filio Joachaz a commentariis, ut instaurarent domum Domini Dei.

2 Par. 34- 8 Misit Saphan filium Eseliæ, et Maasiam

ESEM. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-29 Et Baala, et Jim, et Esem

ESER I.

Filius sextus Seir Horræi filii Esaü. Is et ipse habitavit in terra Edom, quæ Idumæa est.

Gen. 36-21 Et Dison, et Eser, et Disan. Hi duces Horræi
-27 Hi quoque filii Eser : Balaan, et Zavan, et Acan.
-30 Dux Dison, dux Eser, dux Disan : isti duces
1 Par. 1-38 Filii Seir : Lotan... Dison, Eser, Disan
-42 Filii Eser : Balaan, et Zavan, et Jacan.

ESER II *vel* EZER.

Pater Hosa, id est, princeps Hosa, quæ est civitas tribus Juda, in sorte Dan, eodem modo multoties nomen patris accipitur. E stirpe Hur genus ducebat Eser; porro Hur filius erat primogenitus Caleb et Ephrathæ uxoris secundæ.

1 Par. 4- 4 Et Eser pater Hosa : isti sunt filii Hur

ESNA.

Urbs quinta est ex novem quas describit Josue in quarta parte tribus Juda, et inter Jephtha et Nesib.

Josue. 15-43 Jephtha, et Esna, et Nesib

ESPHATHA.

Filius tertius Aman, qui cum fratribus suis in patibulo suspensus est.

Esth. 9- 7 Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha

ESRIEL.

Filius primogenitus Manasse filii Joseph, filii Jacob. Porro alterum Manasse habuit filium, nomine Machir, patrem Galaad, ex concubina natione Syra.

Josue. 17- 2 Filiis Helec, et filiis Esriel, et filiis Sechem
1 Par. 7-14 Porro filius Manasse, Esriel

ESRON I *vel* HESRON.

Filius tertius Ruben primogeniti Jacob.

1 Par. 5- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël : Enoch, et Phallu, Esron et Charmi.

ESRON II.

Filius Phares filii Juda ex Thamar nuru sua. Phares genuit Aram.

Ruth. 4-18 Hæ sunt generationes Phares : Phares genuit Esron
-19 Esron genuit Aram, Aram genuit Aminadab
Matth. 1- 3 Phares a. genuit Esron. Esron a. genuit Aram
Luc. 3-33 Qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui fuit Judæ

ESTHAMO. *Filius Jesba.*

1 Par. 4-17 Genuitque... et Jesba patrem Esthamo
-19 Garmi, et Esthamo, qui fuit de Machathi

ESTHAMO.

Urbs est quæ in sexta regione tribus Juda describitur, et Esthemo dicitur in lib. Josue 21-14, et in Leviticis urbibus tribus Juda cum Jether recensetur. Inter urbes numeratur quibus David ex Amalecitarum præda gratificatur.

1 Reg. 30-28 Qui in Sephamoth, et qui in Esthamo

ESTHAOL *et* ESTAOL.

Urbs in tribu Dan secunda, et inter Saraa et Hirsemes, anteaque in tribu Juda recensita

fuerat. Viri sexcenti tribus Dan de Saraa et Esthaol profecti, novam sibi possessionem quærentes, venerunt in urbem Lais, quam incendio tradiderunt, eamque rursum extruentes, habitaverunt in ea, quam Dan patris sui nomine vocaverunt. In Esthaol mortuus est Samson.

Josue. 15-33 In campestribus vero : Estaol, et Saraa, et Asena
19-41 Fuit terminus possessionis ejus Saraa, et Esthaol
Judic. 13-25 Cœpitque Spiritus Domini esse cum eo in castris Dan, inter Saraa et Esthaol.
16-31 Sepelierunt inter Saraa et Esthaol in sepulcro patris sui Manuë
18- 2 Miserunt ergo filii Dan... quinque viros fortissimos de Saraa et Esthaol
- 8 Reversique ad fratres suos in Saraa et Esthaol
-11 Profecti igitur sunt... de Saraa et Esthaol

ESTHAOLITÆ.

1 Par. 2-53 Ex his egressi sunt Saraïtæ et Esthaolitæ

ESTHEMO. *Vide* ESTHAMO.

Josue. 21-14 Et Jether, et Esthemo
1 Par. 6-58 Jether quoque et Esthemo cum suburbanis

ESTHER.

Anno mundi 3591, *Romæ* 391, *ante J. Ch.* 463. *Filia Abihail, e tribu Benjamin. Patre matreque mortuis, Mardochæus patruus, qui de Jerusalem in captivitatem translatus fuerat, suscepit Esther, quæ tum vocabatur Edissa, eamque pro filia habuit. Cum rex Assuerus repudiasset reginam Vasthi, Esther accepit locum ejus et regnum. Porro Aman Agagites, minister regis, cum præ invidia voluisset interficere in una eademque die omnes Judæos captivos, Esther et Mardochæus liberaverunt gentem suam; sed econtra Aman cum filiis suis crucifixi sunt. Vide totam historiam in libro Esther. Putant Esther mortuam esse Susis; de morte enim ejus tacet Scriptura.*

Esth. 2- 7 Quæ altero nomine vocabatur Esther
- 8 Esther quoque inter cæteras puellas ei tradita est
-11 Deambulabat... curam agens salutis Esther
-15 Instabat dies, quo Esther filia Abihaïl
-18 Pro conjunctione et nuptiis Esther
-20 Necdum prodiderat Esther patriam
Quidquid enim ille præcipiebat, observabat Esther
-22 Statimque nuntiavit reginæ Esther
4- 4 Ingressæ a. sunt puellæ Esther et eunuchi
- 9 Regressus Athach, nuntiavit Esther omnia
-13 Rursum mandavit Esther, dicens
-15 Rursumque Esther hæc Mardochæo verba mandavit
-17 Fecit omnia quæ ei Esther præceperat
5- 1 Induta est Esther regalibus vestimentis
- 2 Cumque vidisset Esther reginam stantem
- 3 Quid vis Esther regina? quæ est petitio tua?
- 5 Vocate, inquit, cito Aman, ut Esther obediat voluntati
- 7 Cui respondit Esther : Petitio mea
-12 Regina quoque Esther nullum alium vocavit
7- 2 Quæ est petitio tua, Esther, ut detur tibi?
- 6 Dixitque Esther : Hostis et inimicus noster
- 7 Surrexit ut rogaret Esther reginam
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ domum Aman
Confessa est e. ei Esther quod esset patruus
- 2 Esther autem constituit Mardochæum
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ
9-25 Et postea ingressa est Esther ad regem
-29 Scripseruntque Esther regina filia Abihaïl
-31 Sicut constituerant Mardochæus et Esther
-32 Quæ libri hujus, qui vocatur Esther, historia continentur
10- 6 Esther est, quam rex accepit uxorem
14- 1 Esther quoque regina confugit ad Dominum
15-12 Quid habes, Esther : Ego sum frater tuus
16-13 Consortem regni nostri Esther, cum omni gente sua... expetivit in mortem

ESTHON.

Filius Mahir filii Caleb, in tribu Juda.

1 Par. 4-11 Genuit Mahir, qui fuit pater Esthon
-12 Porro Esthon genuit Bethrapha

ESURIES.

Deut. 28-20 Mittet Dominus super te famem et esuriem

ESURIO.

Gen. 41-55 Qua esuriente, clamavit populus
Tobiæ. 1-20 Esurientes alebat, nudisque vestimenta præbebat
4-17 Panem tuum cum esurientibus... comede
Job. 22- 7 Et esurienti subtraxisti panem
24-10 Et esurientibus tulerunt spicas
Psal. 33-11 Divites eguerunt et esurierunt
49-12 Si esuriero, non dicam tibi
106- 5 Esurientes, et sitientes : anima eorum in ipsis defecit
- 9 Et animam esurientem satiavit bonis
-36 Et collocavit illic esurientes
145- 7 Dat escam esurientibus
Prov. 6-30 Furatur e. ut esurientem impleat animam
18- 8 Animæ autem effœminatorum esurient
19-15 Et anima dissoluta esuriet
25-21 Si esurierit inimicus tuus, ciba illum
27- 7 Et anima esuriens etiam amarum pro dulci sumet
28-15 Leo rugiens, et ursus esuriens
Eccli. 4- 2 Animam esurientem ne despexeris
16-27 Nec esurierunt, nec laboraverunt
24-29 Qui edunt me, adhuc esurient
Isai. 8-21 Transibit per eam, corruet, et esuriet
Cum esurierit, irascetur, et maledicet regi
9-20 Et declinabit ad dexteram, et esuriet
29- 8 Et sicut somniat esuriens, et comedit
32- 6 Et vacuam faciat animam esurientis
44-12 Esuriet et deficiet, non bibet aquam
49-10 Non esurient, neque sitient, et non percutiet
58- 7 Frange esurienti panem tuum
-10 Cum effuderis esurienti animam tuam
65-13 Servi mei comedent, et vos esurietis
Jerem. 31-12 Et ultra non esurient
-25 Et omnem animam esurientem saturavi
Baruc. 2-18 Et anima esuriens dat tibi gloriam
Ezech. 18- 7 Panem suum esurienti dederit
-16 Panem suum esurienti dederit
1 Mac. 13- 49 Et esurierunt valde, et multi... perierunt
Matth. 4- 2 Et quadraginta noctibus, postea esuriit
5- 6 Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam
12- 1 Discipuli autem ejus esurientes
- 3 Non legistis quid fecerit David quando esuriit
21-18 Mane autem revertens in civitatem, esuriit
25-35 Esurivi enim, et dedistis mihi manducare
-37 Domine, quando te vidimus esurientem
-42 Esurivi e., et non dedistis mihi manducare
-44 Domine, quando te vidimus esurientem
Marc. 2-25 Quando..et esuriit ipse, et qui cum eo erant
11-12 Et alia die cum exirent a Bethania, esuriit
Luc. 1-53 Esurientes implevit bonis : et divites dimisit
4- 2 Et consummatis illis (*diebus*) esuriit
6- 3 Cum esurisset ipse, et qui cum illo erant
-21 Beati, qui nunc esuritis : quia saturabimini
-25 Væ vobis, qui saturati estis : quia esurietis
Joan. 6-35 Qui venit ad me, non esuriet
Act. 10-10 Et cum esuriret, voluit gustare
Rom. 12-20 Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum
1 Cor. 4-11 Et esurimus, et sitimus, et nudi sumus
11-21 Et alius quidem esurit, alius a. ebrius est
-34 Si quis esurit, domi manducet
Philip. 4-12 Scio... et satiari, et esurire, et abundare
Apoc. 7-16 Non esurient, neque sitient amplius

ESUS.

Exod. 12- 4 Quæ sufficere possunt ad esum agni
Num. 11-21 Dabo eis esum carnium mense integro
Deut. 12-15 Sin autem... et te esus carnium delectaverit
-16 Absque esu duntaxat sanguinis, quem... effundes
Ruth. 3- 3 Non te videat homo, donec esum potumque finierit

ET.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
De cætero omittitur.

ETENIM.

Josue. 2- 9 Etenim irruit in nos terror vester
17- 8 Etenim in sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ
2 Par. 20-26 Etenim...vocaver. locum ill. vallis Benedict.
2 Esdr. 8-10 Gaudium etenim Dom. est fortitudo nostra
Tobiæ. 12- 7 Etenim sacramentum regis abscondere bonum est
-18 Etenim cum essem vobiscum, per voluntatem Dei eram
Psal. 15- 6 Etenim hæreditas mea præclara est mihi
18-12 Etenim servus tuus custodit ea
24- 3 Etenim universi qui sustinent te, non confundentur
36-25 Junior fui, etenim senui : et non vidi justum
40-10 Etenim homo pacis meæ, in quo speravi
57- 3 Etenim in corde iniquitates operamini
64-14 Clamabunt, etenim hymnum dicent
67- 9 Etenim cœli distillaverunt a facie Dei Sinaï
-17 Etenim Dominus habitabit in finem
-19 Etenim non credentes, inhabitare Dom.
76-18 Etenim sagittæ tuæ transeunt
82- 9 Etenim Assur venit cum illis
83- 4 Etenim passer invenit sibi domum
- 8 Etenim benedictionem dabit legislator
84-13 Etenim Dominus dabit benignitatem
88- 6 Etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum
92- 1 Etenim firmavit orbem terræ
95-10 Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur
118-23 Etenim sederunt principes, et adversum...
128- 2 Etenim non potuerunt mihi
138-10 Etenim illuc manus tua deducet me
Eccle. 8-11 Etenim quia non profertur cito contra malos sententia
Sap. 13- 7 Etenim cum in operibus illius conversentur
14-10 Etenim quod factum est, cum illo, qui fecit
15- 2 Etenim si peccaverimus, tui sumus
16- 5 Etenim cum illis supervenit sæva bestiarum ira
-12 Etenim neque herba, neque malagma sanavit eos
19-13 Etenim detestabiliorem inhospitalitatem instituerunt
Eccli. 8- 7 Etenim ex nobis senescunt
23-16 Etenim a misericordibus omnia hæc auferentur
38- 1 Etenim illum creavit Altissimus
-12 Etenim illum Dominus creavit
Baruc. 6-54 Etenim cum inciderit ignis in domum
2 Mac. 1-14 Etenim cum ea habitaturus venit ad locum
2- 9 Magnifice etenim sapientiam tractabat
-31 Etenim intellectum colligere, et ordinare sermonem
-33 Stultum etenim est ante historiam effluere
4-12 Etenim ausus est sub ipsa arce gymnasium constituere
6-13 Etenim multo tempore non sinere peccatoribus ex sententia agere
Luc. 1-66 Etenim manus Domini erat cum illo
22-37 Etenim ea quæ sunt de me, finem habent
Joan. 13-13 Et bene dicitis : sum etenim
Rom. 15- 3 Etenim Christus non sibi placuit
16- 2 Etenim ipsa quoque astitit multis, et mihi
1 Cor. 5- 7 Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus
11- 9 Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum.
12-13 Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus
14- 8 Etenim si incertam vocem det tuba
1 Thes. 4-10 Etenim illud facitis in omnes fratres
Hebr. 4- 2 Etenim et nobis nuntiatum est, quemadmodum et illis
5-12 Etenim cum deberetis magistri esse propter tempus
12-29 Etenim Deus noster ignis consumens est
13-22 Etenim perpaucis scripsi vobis
Jacob. 2- 2 Etenim si introierit in conventum vestrum vir aureum annulum habens

ETHAI I.

Graves auctores putant hunc Ethaï Gethæum filium fuisse Achis regis Gethæorum, qui admiratione virtutis Davidis ad illum transierat, Judaicam religionem professus; porro David illi dicebat : Hierosolymis maneas cum rege novo filio meo Absalom, quem fugio; neque enim æquum est te peregrinum nostris turbis, quæ ad te non pertinent, jactari, idque tui apud nos incolatus initio : revertere ergo, et reduc fratres tuos. Respondit vero Ethaï In quocumque loco fueris, domine mi rex, sive in morte, sive in vita, ibi erit servus tuus. Et transivit torrentem Cedron, et cum ipso sexcenti viri de Geth pedites. Voluit David fidelitatem et amicitiam Gethæi hujus principis, qui constantissime illi adhæserat, honorare; ideo dedit tertiam partem populi sub manu Ethaï regendam.

2 Reg. 15-19 Dixit a. rex ad Ethaï Gethæum : Cur venis
-21 Respondit Ethaï regi, dicens : Vivit dominus meus rex
-22 Et ait David Ethaï : Veni et transi
Et transivit Ethaï Gethæus, et omnes viri qui cum eo erant
18- 2 Dedit... et tertiam partem sub manu Ethaï
- 5 Et præcepit rex Joab, et Abisaï, et Ethaï
-12 Præcepit rex tibi, et Abisaï, et Ethaï

ETHAI II.

Unus ex fortissimis viris in exercitu David. Idem vocatur etiam Ithai, et erat filius Ribai de Gabaath, et e stirpe filiorum Benjamin.

1 *Par.* 11-31 Ethaï filius Ribai de Gabaath

ETHAI III.

Filius Roboam regis Juda, et Maacha filiæ Absalom.

2 *Par.* 11-20 Quæ peperit ei Abia, et Ethaï, et Ziza

ETHAM *seu* ETAM, ATHAR *et* ETHER.

Tertia est inter quatuor ultimas urbes, sive decima sexta inter omnes septemdecim urbes tribus Simeonis. Hujus urbis nomen ubique variatur; nam et Athar et Ether apud Josue reperitur in tribu Juda, unde excerpta in tribum Simeonis translata est. Ad Etam spelunca sive castrum fuit, in quo habitavit Samson postquam Philisthæorum segetes et vineas et oliveta per vulpes trecentas, facibus ad caudas alligatis, incendisset, sed et tria millia virorum de Juda volentem eum eduxerunt ad Etam, ligaveruntque, ut eum traderent in manus Philisthiim. Ille autem, vinculis dissipatis, maxillam sive mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens, interfecit in ea mille viros de gente Philisthiim. Urbs ea fuit munita a Roboam filio Salomonis.

Judic. 15- 8 Habitavit in spelunca petræ Etam
-11 Descenderunt... ad specum silicis Etam
-13 Et tulerunt eum de petra Etam
1 *Par.* 4- 3 Ista quoque stirps Etam: Jezrahel, et Jesema
-32 Etam, et Aen, Remmon, et Thochen
2 *Par.* 11- 6 Extruxitque Bethlehem, et Etam, et Thecuë

ETHAM.

Tertia fuit filiorum Israel mansio in deserto, inter Ægyptum et mare Rubrum, cum vicino ejusdem nominis deserto.

Exod. 13-20 De Socoth castrametati sunt in Etham
Num. 33- 6 Et de Soccoth venerunt in Etham
- 8 Ambulantes tribus diebus per desertum Etham

ETHAN I.

Filius secundus Zaræ fratris Phares, quos genuerat Juda ex Thamar nuru sua.

1 *Par.* 2- 6 Filii quoque Zaræ: Zamri, et Ethan
- 8 Filii Ethan: Azarias

ETHAN II.

Ezrahita, filius primogenitus Mahol, vir sapientissimus; aiunt auctores Ethan fuisse cantorem, musicum et Levitam.

3 *Reg.* 4-31 Sapientior (*Salomon erat*) Ethan Ezrahita
Psal. 88- 1 Intellectus Ethan Ezrahitæ

ETHAN III.

Filius Zamma, e familia Caath in tribu Levi.

1 *Par.* 6-42 Filii Ethan, filii Zamma

ETHAN IV.

Filius Chusi, e familia Merari in eadem tribu Levi.

1 *Par.* 6-44 Ethan filius Chusi, filii Abdi, filii Maloch

ETHAN V.

Filius Casaiæ; princeps fuit cantorum in familia Merari.

1 *Par.* 15-17 De filiis vero Merari... Ethan filium Casaïæ
-19 Porro cantores, Heman, Asaph, et Ethan

ETHAN.

Sumitur hic pro fluvio Jordane, qui rapidus est; hoc enim significat vox Hebraica Ethan, *id est, fortis, vehemens, rapidus.*

Psal. 73-15 Tu siccasti fluvios Ethan

ETHANIM.

Mensus septimus est anni sancti, primus autem est anni civilis.

3 *Reg.* 8- 2 Convenitq. ad regem Salomonem universus Israel in mense Ethanim

ETHBAAL.

Rex Sidoniorum, pater Jezabel quam uxorem duxit Achab rex Israel, in quo non solum peccavit contra legem vetantem ducere uxores alienigenas quæ patriæ superstitioni adhærerent, sed quod eam mulierem duxerit, a qua plurimorum et immanissimorum scelerum particeps factus est.

3 *Reg.* 16-31 Insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal regis Sidoniorum

ETHECÆ.

S. Hieronymus habet ἐκθέτας, *et ait Romæ appellari solaria de cœnaculorum parietibus eminentia, vive mæniana ab eo qui ea primus invenit. Proprie sunt porticus.*

Ezech. 41-15 Ethecas ex utraq. parte centum cubitorum

ETHEEL.

E filiis Benjamin qui habitavit in Jerusalem, postquam Judæi ascendissent cum Nehemia de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 11- 7 Filius Masia, filius Etheel, filius Isaïa

ETHEI.

Filius Jeraa servi Ægyptii, cui Sesan dedit uxorem filiam suam nomine Cholai, quæ peperit ei Ethei. Probabile est non peccasse Sesan, quia servus ille Ægyptius Hebræorum religionem susceperat, et cum uxore libertatem etiam acceperat.

1 *Par.* 2-35 Deditque ei filiam suam uxorem: quæ peperit ei Ethei
-36 Ethei autem genuit Nathan

ETHER. *Vide* ETHAM.

Josue. 15-42 Labana, et Ether, et Asan

ETHI.

Recensetur sextus inter fortissimos viros et pugnatores optimos e tribu Gad, qui transfugerunt ad David, cum fugiens adhuc Saülem, lateret in deserto.

1 *Par.* 12-11 Ethi sextus, Eliel septimus

ETHNAN.

Filius tertius Assur et Halaa uxoris suæ. E filiis Juda.

1 *Par.* 4- 7 Porro filii Halaa: Sereth, Isaar, et Ethnan

ETHNICUS.

Matth. 5-47 Nonne et Ethnici hoc faciunt?
6- 7 Orantes a., nolite mult. loqui, sicut Ethnici
18-17 Sit tibi sicut Ethnicus et publicanus

ETIAM.

Gen. 1-20 Dixit etiam Deus: Producant aquæ reptile
2- 9 Lignum etiam vitæ in medio paradisi
19-21 Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas
-34 Demus ei bibere vinum etiam hac nocte
20- 9 Vocavit autem Abimelech etiam Abraham
27-25 Obtulit ei etiam vinum; quo hausto
-34 Benedic etiam et mihi, pater mi.
28-20 Vovit etiam votum, dicens: Si fuerit Deus
29-33 Dedit etiam istum mihi
30-15 Nisi etiam mandragoras filii mei tuleris
-20 Etiam hac vice mecum erit maritus meus
-30 Justum est igitur ut aliquando provideam etiam domui meæ
35-27 Venit etiam ad Isaac patrem suum in Mambre
41-48 Omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est
45-19 Præcipe etiam ut tollant plaustra
Exod. 7-11 Fecerunt etiam ipsi per incantationes Ægyptiacas
-23 Nec apposuit cor etiam hac vice
9-27 Peccavi etiam nunc: Dominus justus
10-17 Sed nunc dimittite peccatum mihi etiam hac vice
23- 8 Nec accipies munera, quæ etiam excæcant prudentes
34-32 Venerunt ad eum etiam omnes filii Israël
Levit. 9-13 Ipsam etiam hostiam in frusta concisam
19-20 Quæ sit ancilla etiam nubilis
25-30 Redimi non poterit, etiam in jubileo
26-44 Et tamen etiam cum essent in terra hostili
Num. 4-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson
16-10 Ut vobis etiam sacerdotium vindicetis
-45 Etiam nunc delebo eos
22-19 Obsecro ut hic maneatis etiam hac nocte
24-24 Et ad extremum etiam ipsi peribunt
28-26 Dies etiam primitivorum, quando offeretis
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis
31-17 Quidquid est generis masculini, etiam in parvulis
Deut. 3- 3 Tradidit.. in manibus nostr. etiam Og regem
-20 Possideant ipsi etiam terram quam daturus
9-19 Et exaudivit me Dominus etiam hac vice
10-10 Exaudivitque me Dominus etiam hac vice
13-16 Quidquid etiam supellectilis fuerit
22- 2 Etiam si non est propinquus frater tuus
23- 3 Moabites etiam post decimam generationem
Judic. 1-29 Ephraïm etiam non interfecit Chananæum
16-24 Quod etiam populus videns, laudabat deum
Ruth. 1-12 Etiam si possem hac nocte concipere
2- 9 Sed etiam si sitieris, vade ad sarcinulas
-15 Etiam si vobiscum metere voluerit
1 *Reg.* 2-15 Etiam antequam adolerent adipem
7-17 Ædificavit etiam ibi altare Domino
8- 8 Servierunt diis alienis, sic faciunt etiam tibi
-16 Servos etiam vestros, et ancillas... auferet
9- 4 Transierunt etiam per terram Salim
16- 9 De quo ait: Etiam hunc non elegit Dominus
19-20 Factus est etiam Spiritus Domini in illis, et prophetare cœperunt etiam ipsi
-22 Abiit etiam ipse in Ramatha, et venit
-23 Et factus est etiam super eum Spiritus Dom.
-24 Et expoliavit etiam ipse se vestimentis suis
23-23 Quod si etiam in terram se abstruserit
24- 3 Etiam super abruptissimas petras
28-19 Et dabit Dominus etiam Israel tecum
31- 5 Irruit etiam ipse super gladium suum
2 *Reg.* 7-19 Nisi loquereris etiam de domo servi tui
11-12 Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te
-17 Et mortuus est etiam Urias Hethæus
-21 Etiam servus tuus Urias Hethæus occubuit
17- 5 Et audiamus quid etiam ipse dicat
18-22 Quid impedit si etiam ego curram post Chusi
19-30 Etiam cuncta accipiat, postquam reversus
-31 Paratus etiam ultra fluvium prosequi eum
3 *Reg.* 10-18 Fecit etiam rex Salomon thronum de ebore
17-20 Etiam-ne viduam, apud quam ego.. sustentor
18-34 Rursumque dixit: Etiam secundo hoc facite Ait: Etiam tertio idipsum facite
4 *Reg.* 2-14 Et dixit: Ubi est Deus Eliæ etiam nunc?
3-18 Insuper tradet etiam Moab in manus vestras
7- 2 Si Dominus fecerit etiam cataractas in cœlo
-19 Etiam si Dominus fecerit cataractas in cœlo
9-19 Misit etiam currum equorum secundum
-27 Et ait: Etiam hunc percutite in curru suo
21-11 Peccare fecit etiam Judam in immunditiis
23-27 Etiam Judam auferam a facie mea
1 *Par.* 1-22 Hebal etiam, et Abimael, et Saba
10- 5 Irruit etiam ipse in gladium suum
-13 Sed insuper etiam pythonissam consuluerit
12-28 Sadoc etiam puer egregiæ indolis
-35 De Dan etiam præparati ad prælium
16-43 Et David, ut benediceret etiam domui suæ
17-17 Super domum servi tui etiam in futurum
18- 3 Eo tempore percussit David etiam Adarezer
19-15 Reversusque est etiam Joab in Jerusalem
27-33 Achitophel etiam consiliarius regis, et Chusaï
2 *Par.* 3-10 Fecit etiam in domo Sancti sanct. cherubim
-15 Ante fores etiam templi duas columnas
-16 Malogranata etiam centum
4- 2 Mare etiam fusile decem cubitis a labio
8- 6 Balaath etiam et omnes urbes firmissimas
9-26 Exercuit etiam potestatem super cunctos
16-12 Ægrotavit etiam Asa anno trigesimo nono
17- 6 Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit
-18 Post istum etiam Jozabad, et cum eo centum
18- 6 Ut ab illo etiam requiramus
20-23 Perpetrassent, etiam in semetipsos versi
21-19 Ita ut egereret etiam viscera sua
26-10 Extruxit etiam turres in solitudine
29-22 Super altare, mactaverunt etiam arietes
-31 Ezechias autem etiam hæc addidit
30-18 Magna etiam pars populi de Ephraïm
-23 Ut celebrarent etiam alios dies septem
31- 4 Præcepit etiam populo habitantium Jerus.
32-14 Ut possit etiam Deus vester eruere vos
-23 Multi etiam deferebant hostias
36-22 Qui jussit prædicari...etiam per scripturam
1 *Esdr.* 1- 1 Et traduxit vocem... etiam per scripturam
3-12 Plurimi etiam de sacerdotibus et Levitis
9- 2 Manus etiam principum et magistratuum
2 *Esdr.* 1- 9 Etiam si abducti fueritis ad extrema cœli
Tobiæ. 4- 9 Etiam exiguum libenter impertiri stude
-21 Indico etiam tibi, fili mi, dedisse me decem
11-18 Ingressa est etiam post septem dies Sara
Judith. 4- 5 Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad univ.
-16 Ita ut etiam hi qui offerebant Domino
5- 3 Quæ etiam sit virtus eorum, aut quæ sit multitudo eorum
8-17 Ita etiam de nostra humilitate gloriemur
10- 4 Cui etiam Dominus contulit splendorem
11-10 Insuper etiam fames invasit eos
-14 Ancilla tua Deum cœlo, etiam nunc apud te
16-26 Erat etiam virtuti castitas adjuncta
Esth. 5- 3 Etiam si dimidiam partem regni petieris
- 6 Etiam si dimidiam partem regni petieris
-12 Apud quam etiam cras cum rege pransurus
7- 2 Dixitque ei rex etiam secunda die Etiam si dimidiam partem regni mei petieris
- 8 Etiam reginam vult opprimere, me præsente
9-29 Scripseruntque Esther... et Mardochæus Judæus, etiam secundam epistolam
13-13 Etiam vestigia pedum ej. deosculari paratus

Esth. 16-24 Sed etiam bestiis invia sit in sempiternum
Job. 8- 4 Etiam si filii tui peccaverunt ei
9-15 Qui etiam si habuero quippiam justum
-17 Multiplicabit vulnera mea etiam sine causa
-21 Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit
13-15 Etiam si occiderit me, in ipso sperabo
22- 2 Homo, etiam cum perfectæ fuerit scientiæ
25- 5 Ecce luna etiam non splendet
31-21 Etiam cum viderem me in porta superiorem
34- 1 Itaque Eliu, etiam hæc locutus est
- 9 Non placebit vir Deo, etiam si cucurrerit
35-14 Etiam cum dixeris: Non considerat
37-20 Etiam si locutus fuerit homo, devorabitur
Prov. 11-17 Qui a. crudelis est, etiam propinquos abjicit
14-20 Etiam proximo suo pauper odiosus erit
16- 5 Etiam si manus ad manum fuerit
22- 6 Etiam cum senuerit, non recedat ab ea
27- 7 Esuriens etiam amarum pro dulci sumet
Eccle. 6- 6 Etiam si duobus millibus annis vixerit
8-10 Qui etiam cum adhuc viverent
-17 Etiam si dixerit sapiens se nosse, non poterit
Sap. 2-15 Gravis est nobis etiam ad videndum
14- 4 Etiam si sine arte aliquis adeat mare
- 5 Propter hoc etiam et exiguo ligno credunt
15-12 Undecumque etiam ex malo acquirere
16- 3 Etiam a necessaria concupisc. averterentur
-23 Etiam suæ virtutis oblitus est
Prolog.Eccli. Sed etiam extraneos posse et dicentes...
Eccli. 32-23 Etiam postquam fecit cum eo sine consilio
50- 2 Templi etiam altitudo ab ipso fundata est
Jerem. 3- 8 Sed abiit, et fornicata est etiam ipsa
5- 2 Quod si etiam, Vivit Dominus, dixerint
12- 6 Etiam ipsi pugnaverunt adversum te
48-26 In vomitu suo, et erit in derisum etiam ipse
Baruc. 6- 7 Ipsa etiam inaurata et inargentata, falsa sunt
-14 Habet etiam in manu gladium et securim
-23 Aurum etiam quod habent, ad speciem est
-25 Confundantur etiam qui colunt ea
-46 Artifices etiam ipsi, qui ea faciunt
-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat
-66 Signa etiam in cœlo gentibus non ostendunt
-71 Ipsi etiam postremo comeduntur
Ezech. 15- 5 Etiam cum esset integrum, non erat aptum
23-39 Etiam hæc fecerunt in medio domus meæ
-43 Fornicabitur in fornicatione sua etiam hæc
33-13 Etiam si dixero justo quod vita vivat
47-18 Metiemini etiam plagam Orientalem.
Dan. 11- 4 Lacerabitur e. regnum ej. etiam in externos
Osee. 4- 5 Et corruet etiam propheta tecum
5- 5 In iniquitate sua, ruet etiam Judas cum eis
Zach. 8-21 Et quæramus Dominum... vadam etiam ego
9- 7 Et relinquetur etiam ipse Deo nostro
1 Mac. 9-13 Qui erant ex parte Judæ, etiam ipsi
10-32 Remitto etiam potestatem arcis
-33 A tributis solvantur, etiam pecorum suorum
12-17 Ut veniant etiam ad vos, et salutent vos
2 Mac. 3- 1 Leges etiam adhuc optime custodirentur
-18 Alii etiam gregatim de domibus confluebant
-26 Alii etiam apparuerunt duo juvenes
4- 3 Ut etiam per quosdam Simonis necessarios homicidia fierent
-42 Ipsum etiam sacrilegum... interfecerunt
5-15 Ausus est etiam intrare templum
6- 2 Contaminare etiam quod in Jerosolymis erat
- 5 Altare etiam plenum erat illicitis
8- 3 Misereretur etiam exterminio civitatis
-17 Adhuc etiam veterum instituta convulsa
-23 Etiam ab Esdra lecto illis sancto libro
12-30 Etiam temporibus infelicitatis
-31 Exhortati etiam de cætero erga genus suum
Matth. 11- 9 Etiam dico vobis, et plus quam prophetam
12- 8 Dominus e. est Filius hominis etiam sabbati
13-51 Intellexistis hæc omnia? Dicunt ei: Etiam
15-27 At illa dixit: Etiam, Domine: nam et catelli
17-24 Ait: Etiam. Et cum intrasset in domum
24-24 Ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi
26-35 Etiam si oportuerit me mori tecum
Marc. 2-28 Dominus est Filius hominis etiam sabbati
4-25 Et qui non habet, etiam quod habet auferetur ab eo
13-22 Ad seducendos, si fieri potest, etiam electos
Luc. 8-18 Quic. non habet, etiam quod putat se habere
9- 5 Etiam pulverem pedum vestrorum excutite
10-11 Etiam pulverem qui adhæsit nobis de civitate vestra
-17 Domine, etiam dæmonia subjiciuntur nobis
-21 Etiam, Pater: quoniam sic placuit ante te
-30 In latrones, qui etiam despoliaverunt eum
-39 Maria, quæ etiam sedens secus pedes Dom.
11-34 Etiam corpus tuum tenebrosum erit
-40 Etiam id quod deintus est, fecit
-45 Hæc dicens etiam contumeliam nobis facis
12-59 Donec etiam novissimum minutum reddas
13- 7 Ut quid etiam terram occupat?

Luc. 24-23 Dicentes se etiam visionem Angelorum vidisse
Joan. 11-25 Qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet
21-15 Etiam, Domine, tu scis quia amo te
-16 Etiam, Domine, tu scis quia amo te
Act. 2-40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est
-44 Omnes etiam qui credebant, erant pariter
5- 8 At illa dixit: Etiam tanti
6- 7 Multa etiam turba sacerdotum obediebat
8-13 Videns etiam signa et virtutes maximas fieri
19-12 Ita ut etiam super languidos deferrentur
22-27 Tu Romanus es? At ille dixit: Etiam
24- 6 Qui etiam templum violare conatus est,
26-29 Non tantum te, sed etiam omnes qui audiunt
27-10 Non solum oneris et navis, sed etiam animarum nostrarum
28-10 Qui etiam multis honoribus nos honoraverunt
Rom. 1-32 Sed etiam qui consentiunt facientibus
2-15 Accusantibus, aut etiam defendentibus
4- 9 Beatitudo ergo hæc in circumcisione tantum manet, an etiam in præputio?
-20 In repromissione etiam Dei non hæsitavit diffidentia
5-14 Regnavit mors... etiam in eos qui non peccaverunt
6- 8 Quia simul etiam vivemus cum Christo
8-32 Qui etiam proprio Filio suo non pepercit Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit?
-34 Qui etiam interpellat pro nobis
9-24 Non solum ex Judæis, sed etiam ex Gentibus
12-17 Sed etiam coram omnibus hominibus
13- 5 Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam
1 Cor. 2-10 Omnia scrutatur, etiam profunda Dei
10-13 Sed faciet etiam cum tentatione proventum
16- 6 Forsitan manebo, vel etiam hyemabo
2 Cor. 1- 8 Ita ut tæderet nos etiam vivere
4- 3 Quod si etiam opertum est Evangelium
7- 7 Sed etiam in consolatione, qua consolatus est in vobis
8- 6 Ita et perficiat in vobis etiam gratiam istam
- 8 Etiam vestræ charitatis ingenium bonum comprobans
-18 Misimus etiam cum illo fratrem, cujus laus
-21 Non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus
9-12 Sed etiam abundat per multas gratiarum actiones in Domino
10-16 Etiam in illa, quæ ultra vos sunt, evangelizare
Galat. 2-10 Quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere
Ephes. 1-11 In quo etiam et nos sorte vocati sumus
-21 Non solum in hoc sæculo, sed etiam in futuro
3-19 Scire etiam supereminentem scientiæ charitatem in Christo
Philip. 1-29 Sed ut etiam pro illo patiamini
3-20 Unde etiam Salvatorem expectamus Dom.
-21 Qua etiam possit subjicere sibi omnia
4- 3 Etiam rogo et te, germane compar
Colos. 1- 8 Qui etiam manifestavit nobis dilectionem
4- 3 Propter quod etiam vinctus sum,
1 Thes. 2- 8 Tradere vobis non solum Evangelium Dei, sed etiam animas nostras
4- 8 Qui etiam dedit Spiritum suum sanctum in nobis
5-24 Fidelis est qui vocavit vos: qui etiam faciet
2 Tim. 1-12 Ob quam causam etiam hæc patior
Tit. 1-10 Sunt enim multi etiam inobedientes
Hebr. 4-10 Etiam ipse requievit ab operibus suis
5- 3 Ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis
6- 4 Gustaverunt etiam donum cœleste
9-21 Etiam tabernaculum et omnia vasa... aspersit
11-11 Accepit, etiam præter tempus ætatis
Jacob. 3- 2 Potest etiam freno circumducere totum corpus
1 Petr. 2-18 Non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis
1 Joan. 2- 2 Non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi
Apoc. 1- 7 Plangent... tribus terræ: Etiam: Amen
13-13 Ut etiam ignem faceret de cœlo descendere
16- 7 Etiam, Domine Deus omnipotens, vera et justa judicia tua
22-20 Etiam venio cito: Amen. Veni, Domine Jesu

ETROTH.

Inter urbes quas extruxerunt filii tribus Gad describitur.

Num. 32-35 Et Etroth, et Sophan, et Jazer, et Jegbaa

ETSI.

Job. 19- 4 Nempe, etsi ignoravi, mecum erit ignorantia
Luc. 18- 4 Etsi Deum non timeo, nec hominem revereor
1 Cor. 8- 5 Nam etsi sunt qui dicantur dii, sive in cœlo
2 Cor. 7- 8 Quoniam etsi contristavi vos in epistola
-12 Igitur, etsi scripsi vobis, non propter eum
11- 6 Etsi imperitus sermone, sed non scientia
31- 4 Nam etsi crucifixus est ex infirmitate
Colos. 2- 5 Nam etsi corpore absens sum, sed spiritu

EUBULUS.

Discipulus amicusque S. Pauli, origine Græcus. Ecclesia Græca festivitatem ejus celebrat die Februarii vigesima octava.

2 Tim. 4-21 Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus

EUCHARIS.

Eccli. 6- 5 Et lingua eucharis in bono homine abundat

EUGE.

Psal. 34-21 Dixerunt: Euge, euge viderunt oculi nostri
-25 Non dicant... Euge, euge, animæ nostræ
39-16 Qui dicunt mihi: Euge, euge
69- 4 Erubescentes, qui dicunt mihi: Euge, euge
Ezech. 25- 3 Euge, euge super sanctuarium meum
26- 2 Euge, confractæ sunt portæ populorum
36- 2 Euge, altitudines sempiternæ in hæreditatem datæ sunt nobis
Matth. 25-21 Ait illi dominus ejus: Euge, serve bone
-23 Euge, serve bone et fidelis
Luc. 19-17 Euge, bone serve, quia in modico fuisti fidelis

EUMENES.

Rex Pergami et Bithyniæ, fraterque Attali.

1 Mac. 8- 8 Acceptas eas ab eis, dederunt Eumeni regi

EUNICE.

Mulier Christiana, mater Timothei, quam laudat S. Paulus, quæ in Actibus 19-1 vocatur fidelis, quod apud primitivos Christianos vocabulum erat acceptum.

2 Tim. 1- 5 Primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice

EUNUCHUS.

Gen. 37-36 Madianitæ vendiderunt Joseph in Ægypto Putiphari eunucho Pharaonis
39- 1 Emitq. eum Putiphar eunuchus Pharaonis
40- 1 Accidit ut peccarent duo eunuchi
Deut. 23- 1 Non intrabit eunuchus, attritis vel amputatis testiculis
1 Reg. 8-15 Ut det eunuchis et famulis suis
3 Reg. 22- 9 Vocavit ergo rex Israel eunuchum quemd.
4 Reg. 8- 6 Deditque ei rex eunuchum unum, dicens
9-32 Inclinaverunt se ad eum duo vel tres eunuchi
20-18 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis
23-11 Juxta exedram Nathanmelech eunuchi
24-12 Servi ejus, et principes ejus, et eunuchi ejus
-15 Transtulit... uxores regis, et eunuchos ejus
25-19 Et de civitate eunuchum unum, qui erat
1 Par. 28- 1 Filiosque suos cum eunuchis, et potentes
2 Par. 18- 8 Vocavit ergo Israel unum de eunuchis
Judith. 12-10 Et dixit ad Vagao eunuchum suum
Esth. 1-10 Præcepit... septem eunuchis, qui in conspectu ejus ministrabant
-12 Imperium, quod per eunuchos mandaverat
-15 Imperium, quod per eunuchos mandaverat
2- 3 Et tradant eas... sub manu Egei eunuchi
- 8 Cumque... et Egeo traderentur eunucho
- 9 Præcepit eunucho, ut accelararet mundum
-14 Quæ sub manu Susagazi eunuchi erant
-15 Sed quæcumq. voluit Egeus eunuchus custos
-21 Bagathan et Thares duo eunuchi regis
4- 4 Ingressæ a. sunt puellæ Esther et eunuchi
- 5 Accitoque Athach eunucho
6- 2 Quomodo nuntiasset Mardochæus insidias Bagathan et Thares eunuchorum
-14 Illis loquentibus, venerunt eunuchi regis
7- 9 Dixitque Harbona, unus de eunuchis
12- 1 Cum Bagatha et Thara eunuchis regis
- 6 Voluit nocere Mardochæo... pro duobus eunuchis regis qui fuerant interfecti
Isai. 39- 7 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis
56- 3 Non dicat eunuchus: Ecce ego lignum aridum
- 4 Quia hæc dicit Dominus eunuchis
Jerem. 29- 2 Et eunuchi, et principes Juda et Jerusalem
34-19 Eunuchi et sacerdotes, et omnis populus
38- 7 Audivit autem Abdemelech Æthiops vir eunuchus, qui erat in domo regis
41-16 Et eunuchos, quos reduxerat de Gabaon
52-25 Et de civitate tulit eunuchum unum
Dan. 1- 3 Ait rex Asphenez præposito eunuchorum
- 7 Impos. eis præpositus eunuchorum nomina

Dan. 1- 8 Et rogavit eunuchorum præpositum
- 9 In conspectu principis eunuchorum
-18 Introduxit eos præpositus eunuchorum

Matth. 19-12 Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt : et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus: et sunt eunuchi, qui se ipsos castraverunt

Act. 8-27 Et ecce vir Æthiops, eunuchus potens
-34 Respondens a. eunuchus Philippo, dixit
-36 Ait eunuchus : Ecce aqua, quid prohibet
-38 Descenderunt uterque in aquam, Philippus, et eunuchus, et baptizavit eum
-39 Et amplius non vidit eum eunuchus

EUPATOR.

Ille dicitur a Græcis Εὐπάτωρ, *cui bonus contigit pater. Ita ergo appellatus est Antiochus, licet sceleratum parentem nactus esset, nimirum adulatione subditorum. Vid.* Antiochus.

1 Mac. 6-17 Et vocavit nomen ejus Eupator
2 Mac. 2-21 Antioch. nobilem, et filium ejus Eupatorem
10-10 Nunc aut. de Eupatore Antiochi impii filio
-13 Ob hoc accusatus ab amicis apud Eupatorem
13- 1 Cognovit Jud. Antiochum Eupatorem venire

EUPHRATES.

Fluvius quartus ex iis qui irrigabant paradisum terrestrem. Fluvius is maximus est, et e montibus Ararat sive Armeniæ erumpens, Cappadociam, Syriam et Arabiam a dextra, Armeniam et Mesopotamiam a sinistra alluit, Chaldæamque intersecans, recepto Tigri de, in Persicum sinum evolvitur. Celeberrimus est tum apud sacros, tum apud profanos.

Gen. 2-14 Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates
15-18 Usque ad fluvium magnum Euphraten
Deut. 1- 7 Libani usque ad flumen magnum Euphraten
11-24 A flumine magno Euphrate usque ad mare
Josue. 1- 4 Usque ad fluvium magnum Euphraten
2 Reg. 8- 3 Ut dominaretur super flumen Euphraten
4 Reg. 23-29 Ascendit Pharao Nechao... ad flumen Euphraten
24- 7 Tulerat enim rex Babylonis... usque ad fluvium Euphraten
1 Par. 5- 9 Habitavit usque ad introitum eremi, et flumen Euphraten
18- 3 Ut dilataret imperium suum usque ad flumen Euphraten
2 Par. 9-26 A flumine Euphrate usque ad terram Philisthinorum
35-20 Ad pugnandum in Charcamis juxta Euphraten
Judith. 1- 6 Circa Euphraten, et Tigrin, et Jadason
2-14 Et transivit Euphraten, et venit in Mesopot.
Eccli. 24-36 Qui adimplet quasi Euphrates sensum :
Jerem. 13- 4 Tolle lumbare... et surgens vade ad Euphraten
- 5 Et abii, et abscondi illud in Euphrate
- 6 Surge, vade ad Euphraten : et tolle inde
- 7 Abii ad Euphraten, et fodi, et tuli lumbare
46- 2 Qui erat juxta fluvium Euphraten in Charcamis
- 6 Ad Aquilonem juxta flumen Euphraten victi sunt
-10 In terra Aquilonis juxta flumen Euphraten
51-63 Projicies illum in medium Euphraten
1 Mac. 3-32 A flumine Euphrate usq. ad flumen Ægypti
-37 Et transfretavit Euphraten flumen
9-14 Qui alligati sunt in flumine magno Euphrate
16-12 Sextus Angelus effudit phialam suam in flumen illud magnum Euphraten

EUPOLEMUS.

Filius Joannis filii Jacob. Elegit eum Judas Machabæus cum Jasone filio Eleazari, et misit eos Romam constituere cum Romanis amicitiam et societatem, et ut auferrent Romani a Judæis jugum Græcorum, qui hoc tempore in servitutem premebant regnum Israel.

1 Mac. 8-17 Et elegit Judas Eupolemum filium Joannis
2 Mac. 4-11 Per Joannem patrem Eupolemi, qui apud Romanos...

EUROAQUILO.

Ventus Typhon ille dicitur qui est subitaneus, procellosus et vorticosus. Plinius appellat præcipuam navigantium pestem, non antennas modo, verum ipsa navigia contorta frangentem. *Eurus flat ab Oriente ; si vero medius sit et mixtus, hoc est, si flet inter Orientem et Aquilonem, Euroaquilo est.*

Act. 27-14 Ventus Typhonicus, qui vocatur Euroaquilo

EUTYCHUS.

Anno post J. Ch. 60. Adolescens quidam, qui sedens super fenestram cum mergeretur gravi somno, prædicante diu S. Paulo, somno victus cecidit de tertio cœnaculo deorsum, et sublatus est mortuus. Ad quem cum descendisset Paulus, incubuit super eum, instar Eliæ et Elisei qui incumbentes puero mortuo eum suscitarunt, et reduxit illum ad vitam.

Act. 9-14 Sedens autem quidam adolescens nomine Eutychus

EVACUO.

Job. 15- 4 Evacuasti timorem, et tulisti preces coram Deo,
Eccli. 2- 8 Et non evacuabitur merces vestra
13- 6 Et evacuabit te, et ipse non dolebit super te
Rom. 3- 3 Numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit ?
1 Cor. 1-17 Ut non evacuetur crux Christi
9-15 Quam ut gloriam meam quis evacuet
13- 8 Sive prophetiæ evacuabuntur, sive linguæ
-10 Evacuabitur quod ex parte est
-11 Evacuavi quæ erant parvuli
15-24 Cum evacuaverit omnem principatum
2 Cor. 3- 7 Propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur
-11 Si enim quod evacuatur per gloriam est
-13 Ut non intenderent filii Israel in faciem ejus, quod evacuatur.
-14 Quoniam in Christo evacuatur
9- 3 Ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte
Galat. 3-17 Non irritum facit ad evacuandam promissionem
5- 4 Evacuati estis a Christo, qui in lege justificabimini
-11 Ergo evacuatum est scandalum crucis ?
Ephes. 2-15 Legem mandatorum decretis evacuans

EVADO.

Gen. 14-13 Unus qui evaserat, nuntiavit Abram Hebræo
Deut. 4-42 Et ad harum aliquam urbium possit evadere
19- 3 Ut habeat e vicino... quo possit evadere
Josue. 20- 3 Et possit evadere iram proximi
Judic. 3-29 Nullus eorum evadere potuit
20-47 Qui evadere, et fugere in solitudinem potuerunt
1 Reg. 22-20 Evadens autem unus filius Achimelech
23-26 Desperabat se posse evadere a facie Saul
30-17 Et non evasit ex eis quisquam
4 Reg. 8- 8 Si evadere potero de infirmitate mea hac ?
10-25 Ingredimini, et percutite eos, nullus evadat
1 Par. 4-43 Percusserunt reliquias, quæ evadere potuerant
21-12 Et gladium eorum non posse evadere
2 Par. 16- 7 Evasit Syriæ regis exercitus de manu tua
20-24 Quemquam qui necem potuisset evadere
36-20 Si quis evaserat gladium, ductus in Babyl.
Judith. 15- 2 Relictis omn., evadere festinabant Hebræos
Job. 1-15 Et evasi ego solus ut nuntiarem tibi
Eccli. 30- 8 Equus indomitus evadit durus, et filius remissus evadet præceps
40- 7 Tanquam qui evaserit in die belli
Jerem. 48-19 Et ei qui evasit, dic : Quid accidit ?
50-28 Eorum qui evaserunt de terra Babylonis
-29 Consistite adversus eam per gyrum, et nullus evadat
1 Mac. 2-44 Cæteri fugerunt ad nationes, ut evaderent
4-26 Quicumque a. alienigenarum evaserunt
2 Mac. 3-38 Flagellatum eum recipies, si tamen evaserit
11-12 Plures a. ex eis vulnerati nudi evaserunt
Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit
Act. 27-43 Jussitq. eos.. emittere se primos, et evadere
-44 Ut omnes animæ evaderent ad terram
28- 1 Et cum evasissemus, tunc cognovimus
- 4 Homo hic, qui cum evaserit de mari

EVAGINO.

Exod. 15- 9 Evaginabo gladium meum
Levit. 26-33 Et evaginabo post vos gladium
Num. 22-23 Cernens asina Angelum stantem in via evaginato gladio
-31 Vidit Angelum stantem in via evaginato gladio
Josue. 5-13 Vidit virum.. evaginatum tenentem gladium
Judic. 9-54 Evagina gladium tuum, et percute me
1 Reg. 31- 4 Evagina gladium tuum, et percute me
1 Par. 10- 4 Evagina gladium tuum, et interfice me
21-16 Vidit... et evaginatum gladium in manu ej.
Judith. 13- 9 Cumque evaginasset illum, apprehendit
Psal. 36-14 Gladium evaginaverunt peccatores
Ezech. 5-12 Et gladium evaginabo post eos
12-14 Et gladium evaginabo post eos
21-28 Mucro, mucro, evagina te ad occidendum
30-11 Evaginabunt gladios suos super Ægyptum
Act. 16-27 Evaginato gladio volebat se interficere

EVANESCO.

Judic. 6-21 Angelus a. Domini evanuit ex oculis ejus
Matth. 5-13 Quod si sal evanuerit, in quo salietur ?
Luc. 14-34 Si autem sal evanuerit, in quo condietur ?
24-31 Et ipse evanuit ex oculis eorum
Rom. 1-21 Sed evanuerunt in cogitationibus suis

EVANGELISTA.

Isai. 41-27 Ecce adsunt, et Jerusal. Evangelistam dabo
Act. 21- 8 Et intrantes domum Philippi Evangelistæ
Ephes. 4-11 Alios vero Evangelistas, alios a. pastores
2 Tim. 4- 5 In omnibus labora, opus fac Evangelistæ

EVANGELIUM.

Matth. 4-23 Et prædicans Evangelium regni
9-35 Et prædicans Evangelium regni
24-14 Et prædicabitur hoc Evangelium regni
26-13 Ubicumque prædicatum fuerit hoc Evangelium
Marc. 1- 1 Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei
-14 Venit... prædicans Evangelium regni Dei
-15 Pœnitemini, et credite Evangelio
8-35 Qui a. perdiderit animam suam propter me et Evangelium
10-29 Qui reliquerit domum... propter me, et propter Evangelium
13-10 Primum oportet prædicari Evangelium
14- 9 Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium
16-15 Prædicate Evangelium omni creaturæ
Act. 15- 7 Per os meum audire Gentes verbum Evangelii
20-24 Testificari Evangelium gratiæ Dei
Rom. 1- 1 Apostolus, segregatus in Evangelium Dei
- 9 Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus
-16 Non enim erubesco Evangelium
2-16 Secundum Evangelium meum, per Jesum Christum
10-16 Sed non omnes obediunt Evangelio
11-28 Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos
15-16 Sanctificans Evangelium Dei, ut fiat oblatio
-19 Ita ut ab Jerusalem... repleverim Evangelium Christi
-20 Sic autem prædicavi Evangelium hoc
-29 In abundantia benedictionis Evangelii
16-25 Qui potens est vos confirmare juxta Evangelium meum
1 Cor. 4-15 In Christo Jesu per Evangelium ego vos genui
9-12 Ne quod offendiculum demus Evangelio
-14 Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere
-18 Ut Evangelium prædicans, sine sumptu ponam Evangelium, ut non abutar potestate mea in Evangelio
-23 Omnia autem facio propter Evangelium
15- 1 Notum a. vobis facio, fratres, Evangelium
2 Cor. 2-12 Cum venissem autem Troadem propter Evangelium Christi
4- 3 Quod si etiam opertum est Evangelium nost.
- 4 Ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii
8-18 Cujus laus est in Evangelio per o. Ecclesias
9-13 In obedientia... in Evangelium Christi
10-14 Ad vos e. pervenimus in Evangelio Christi
11- 4 Aut aliud Evangelium, quod non recepistis
- 7 Gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis
Galat. 1- 6 In gratiam Christi, in aliud Evangelium
- 7 Et volunt convertere Evangelium Christi
-11 Evangelium, quod evangelizatum est a me
2- 2 Contuli cum illis Evangelium, quod prædico
- 5 Ut veritas Evangelii permaneat apud vos
- 7 Quod creditum est mihi Evangelium præputii
-14 Sed cum vidissem quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii
Ephes. 1-13 Cum audissetis... Evangelium salutis vestræ
3- 6 In Christo Jesu per Evangelium
6-15 Et calceati pedes in præparatione Evangelii
-19 Notum facere mysterium Evangelii
Philip. 1- 5 Super communicatione vestra in Evangelio
- 7 Et in defensione et confirmatione Evangelii
-12 Magis ad profectum venerunt Evangelii
-16 Quon. in defensionem Evangelii positus sum
-27 Tantum digne Evangelio Chr. conversamini
Unanimes, collaborantes fidei Evangelii
2-22 Sicut patri filius, mecum servivit in Evangelio
4- 3 Quæ mecum laboraverunt in Evangelio
-15 Scitis autem... quod in principio Evangelii
Colos. 1- 5 Quam audistis in verbo veritatis Evangelii

Colos. 1-23 Et stabiles, et immobiles a spe Evangelii
1 Thes. 1- 5 Quia Evangelium nostrum non fuit ad vos
2- 2 Fiduciam habuimus...loqui ad vos Evangelium Dei
- 4 A Deo, ut crederetur nobis Evangelium
- 8 Cupide volebamus tradere vobis non solum Evangelium Dei
- 9 Prædicavimus in vobis Evangelium Dei
3- 2 Et ministrum Dei in Evangelio Christi
2 Thes. 1- 8 Et qui non obediunt Evangelio Domini
2-13 Et vocavit vos per Evangelium nostrum
1 Tim. 1-11 Quæ est secundum Evangelium gloriæ
2 Tim. 1- 8 Sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei
-10 Illuminavit a. vitam... per Evangelium
2- 8 Ex semine David, secundum Evangelium meum
Phile. -13 Pro te mihi ministraret in vinculis Evangelii
1 Petr. 4-17 Eorum qui non credunt Dei Evangelio
Apoc. 14- 6 Angelum.. habentem Evangelium æternum

EVANGELIZO.

Psal. 67-12 Dominus dabit verbum evangelizantibus
Isai. 40- 9 Excelsum ascende, tu qui evangelizas Sion
Exalta... qui evangelizas Jerusalem
Nahum. 1-15 Ecce super montes pedes evangelizantis
Matth. 11- 5 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
Luc. 1-19 Missus sum... et hæc tibi evangelizare
2-10 Ecce e. evangelizo vobis gaudium magnum
3-18 Et alia exhortans evangelizabat populo
4-18 Unxit me, evangelizare pauperibus misit me
-43 Oportet me evangelizare regnum Dei
7-22 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
8- 1 Prædicans et evangelizans regnum Dei
9- 6 Circuibant per castella, evangelizantes
16-16 Ex eo regnum Dei evangelizatur
20- 1 Illo... evangelizante, convenerunt principes
Act. 5-42 Docentes, et evangelizantes Christum Jesum
8- 4 Pertransibant, evangelizantes verbum Dei
-12 Cum vero credidissent Philippo evangelizanti
-25 Regionibus Samaritanorum evangelizabant
-35 A Scriptura ista, evangelizavit illi Jesum
-40 Pertransiens evangelizabat civitatibus cunctis
14- 6 Et ibi evangelizantes erant
-20 Cumque evangelizassent civitati illi
15-35 Antiochiæ, docentes, et evangelizantes
16-10 Quod vocasset nos Deus evangelizare eis
Rom. 1-15 Et vobis, qui Romæ estis, evangelizare
10-15 Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona!
1 Cor. 1-17 Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare
9-16 Nam si evangelizavero, non est mihi gloria
Væ enim mihi est, si non evangelizavero
2 Cor. 10-16 In illa, quæ ultra vos sunt, evangelizare
11- 7 Gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis?
Galat. 1- 8 Aut Angelus de cœlo evangelizet vobis præterquam quod evangelizavimus vobis
- 9 Si quis vobis evangelizaverit præter id...
-11 Evangelium quod evangelizatum est a me
-16 Ut evangelizarem illum in Gentibus
-23 Nunc evangelizat fidem
4-13 Per infirmitatem carnis evangelizavi vobis
Ephes. 2-17 Et veniens evangelizavit pacem vobis
3- 8 In Gentibus evangelizare... divitias Christi
1 Petr. 1-12 Per eos qui evangelizaverunt vobis
-25 Verbum quod evangelizatum est in vos
4- 6 Et mortuis evangelizatum est: ut judicentur
Apoc. 10- 7 Sicut evangelizavit per servos suos Prophetas
14- 6 Ut evangelizaret sedentibus super terram

EVASIO.

Judith. 13-20 In evasione mea, et in liberatione vestra

EVELLO.

Exod. 21-14 Ab altari meo evelles eum, ut moriatur
2 Reg. 23- 6 Prævaricatores a. quasi spinæ evellentur
3 Reg. 14-15 Et evellet Israël de terra bona hac
2 Par. 7-20 Evellam vos de terra mea, quam dedi vobis
1 Esdr. 9- 3 Et evelli capillos capitis mei et barbæ
Job. 19-10 Et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam
Psal. 24-15 Quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos
51- 7 Evellet te, et emigrabit te de tabernaculo
128- 6 Quod priusquam evellatur, exaruit
Eccle. 3- 2 Et tempus evellendi quod plantatum est
Eccli. 40-16 Ad oram fluminis ante omne fœnum evelletur
Jerem. 1-10 Ut evellas, et destruas, et disperdas
12-14 Ecce ego evellam eos de terra sua, et domum Juda evellam de medio eorum
-15 Et cum evulsero eos, convertar, et miserebor
Jerem. 12-17 Evellam gentem illam evulsione et perditione
18-14 Aut evelli possunt aquæ erumpentes frigidæ
22-24 Annulus in manu... inde evellam eum
24- 6 Et plantabo eos, et non evellam
31-28 Et sicut vigilavi super eos ut evellerem
-40 Non evelletur, et non destruetur ultra
42-10 Et non destruam; plantabo, et non evellam
45- 4 Ego destruo: et quos plantavi, ego evello
Ezech. 17- 9 Nonne radices ejus evellet, et fructus ejus
Ut evelleret eam radicitus
19-12 Et evulsa est in ira, in terramque projecta
Dan. 7- 4 Aspiciebam donec evulsæ sunt alæ ejus
- 8 Et tria de cornibus primis evulsa sunt
Amos. 9-15 Et non evellam eos ultra de terra sua
Mich. 5-13 Et evellam lucos tuos de medio tui

EVENIO.

Num. 9-19 Et si evenisset ut multo tempore maneret
Deut. 13- 2 Et evenerit quod locutus est, et dixerit tibi
18-22 Quod in nomine Domini propheta ille prædixerit, et non evenerit
1 Reg. 3-21 Et evenit sermo Samuëlis universo Israëli
10- 7 Quando ergo evenerint signa hæc omnia tibi
20-26 Cogitabat enim quod forte evenisset ei
28-10 Quia non eveniet tibi quidquam mali
3 Reg. 14- 3 Indicabit tibi quid eventurum sit puero huic
4 Reg. 7-20 Evenit ergo ei sicut prædictum fuerat
2 Par. 18-14 Ascendite: cuncta enim prospera evenient
20-20 Et cuncta evenient prospera
1 Esdr. 8-23 Rogavimus Deum... et evenit nobis prospere
Tobiæ. 2-12 Tentationem ideo permisit Do. evenire illi
-13 Quod plaga cæcitatis evenerit ei
6-15 Ne forte et mihi hæc eveniant
7-11 Expavit, sciens quid evenerit illis sept. viris
8-12 Ne forte simili modo evenerit ei
Judith. 8-27 Ad emendationem, et non ad perditionem nostram evenisse credamus
11- 7 Nec illud ignoratur, quod ei jusseris evenire
Esth. 6-13 Narravitque Zares... quæ evenissent sibi
Job. 3-25 Quia timor quem timebam, evenit mihi
Eccle. 9- 2 Eo quod universa æque eveniant justo et impio
- 3 Quia eadem cunctis eveniunt
Sap. 14-30 Utraque ergo illis evenient digne
Eccli. 22-31 Si mala mihi evenerint per illum, sustinebo,
37-11 Et stet econtrario videre quid tibi eveniat
48-28 Ostendit... abscondita antequam evenirent
Isai. 14-25 Sic eveniet: Ut conteram Assyriam in terra
Jerem. 5-13 Hæc ergo evenient illis
32-23 Et evenerunt eis omnia mala hæc
44-23 Idcirco evenerunt vobis mala hæc
Soph. 2-10 Hoc eis eveniet pro superbia sua
2 Mac. 12-24 Ac fratres, quos morte ejus decipi eveniret
Marc. 10-32 Cœpit illis dicere quæ essent ei eventura
11-24 Credite quia accipietis, et evenient vobis

EVENTUS.

Gen. 41-13 Quidquid postea rei probavit eventus
Exod. 2- 4 Sorore ejus, et considerante eventum rei
2 Reg. 11-25 Varius enim eventus est belli
Sap. 8- 8 Scit... et eventus temporum et sæculorum
11-15 Deriserunt, in finem eventus mirati sunt
13-19 Et de omnium rerum eventu petit ab eo
2 Mac. 9-25 Insidiantes, et eventum expectantes

EVERGETES.

Vox ista significat liberalem et beneficum.
Vid. Ptolemæus Evergetes.

Prolog. Eccli. Temporibus Ptolemæi Evergetis regis

EVERRO.

Luc. 15- 8 Nonne accendit lucernam et everrit domum

EVERSIO.

1 Mac. 2-49 Superbia, et castigatio, et tempus eversionis
2 Petr. 2- 6 In cinerem redigens, eversione damnavit

EVERTO.

1 Reg. 23-10 In Ceilam, ut evertat urbem propter me
2 Reg. 10- 3 Ut.. exploraret civitatem, et everteret eam
20-19 Et tu quæris... evertere matrem in Israel
3 Reg. 13-34 Peccavit domus Jeroboam, et eversa est
2 Par. 22- 8 Cum ergo everteret Jehu domum Achab
31- 1 Donec penitus everterent: reversique sunt
Judith. 9-14 Da mihi... et virtutem, ut evertam illum
Psal. 88-40 Evertisti testamentum servi tui: profanasti
117-13 Impulsus eversus sum ut caderem
Sap. 5-24 Et malignitas evertet sedes potentium
Eccli. 4-35 Evertens domesticos tuos, et opprimens
10-19 Terras gentium evertit Dominus
49- 9 Consecratus est Propheta, evertere et eruere
-15 Qui erexit nobis muros, eversos et stare fecit
Dan. 11-17 Et filiam fœminarum dabit ei, ut evertat illud
Dan. 13- 9 Everterunt sensum suum, et declinaverunt
1 Mac. 7-26 Et mandavit ei evertere populum
Matth. 21-12 Et cathedras vendentium columbas evertit
Marc. 11-15 Et cathedras vendentium columbas evertit
Act. 15-24 Turbaverunt vos verbis, evertentes animas

EVI.

Rex Madianitarum contra quem Moyses jussu Domini pugnavit. Madianitæ victi sunt, et reges quinque eorum gladio interfecti, et cum ipsis Balaam filius Beor.

Num. 31- 8 Et reges eorum, Evi, et Recem, et Sur

EVIDENS.

Sap. 14-17 Evidentem imaginem regis... fecerunt
2 Mac. 14-15 Suam portionem signis evidentibus protegit
15-35 Ut evidens esset et manifestum signum
1 Cor. 16- 9 Ostium enim mihi apertum est magnum et evidens
Phile. - 6 Ut communicatio fidei tuæ evidens fiat

EVIDENTIA.

2 Mac. 3-24 Magnam fecit suæ ostensionis evidentiam

EVIGILO.

Gen. 9-24 Evigilans a. Noë ex vino, cum didicisset
28-16 Cumque evigilasset Jacob de somno, ait
41- 7 Evigilans Pharao post quietem
-21 Evigilans, rursus sopore depressus
45-26 Jacob, quasi de gravi somno evigilans
1 Reg. 26-12 Qui videret, et intelligeret, et evigilaret
3 Reg. 3-15 Igitur evigilavit Salomon, et intellexit
Judith. 14- 9 Sed a sonantibus Holofernes evigilaret
Job. 8- 6 Statim evigilabit ad te, et pacatum reddet
14-12 Non evigilabit, nec consurget de somno suo
Prov. 6-22 Custodiant te, et evigilans loquere cum eis
23-35 Quando evigilabo, et rursus vina reperiam
Cant. 2- 7 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilectam
3- 5 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilectam
8- 4 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilectam
Eccli. 6-36 Et si videris sensatum, evigila ad eum
33-16 Et ego novissimus evigilavi
Jerem. 51-29 Evigilabit contra Babylonem cogitatio Dom.
Ezech. 7- 6 Venit finis, evigilavit adversum te
Dan. 12- 2 Qui dormiunt in terræ pulvere, evigilabunt
Luc. 9-32 Et evigilantes viderunt majestatem ejus
1 Cor. 15-34 Evigilate justi, et nolite peccare

EVILMERODACH.

Anno mundi 3463, Romæ 163, ante J. Ch. 591. Nabuchodonosoris filius, et in regno successor. Narrant Hebræi Evilmerodach qui, patre suo Nabuchodonosor vivente per septem annos inter bestias, ante regnaverat, postquam ille, cum pœnitentiam coram Domino egisset, restitutus in regno est, usque ad mortem patris cum Joachim rege Judæ captivo in vinculis fuisse: et patre mortuo, cum rursus in regnum succederet, et non susciperetur a principibus qui metuebant ne viveret Nabuchodonosor qui dicebatur extinctus, ut fidem patris mortui faceret, aperuisse sepulcrum et cadaver ejus unco et funibus traxisse. Quidquid sit de ista narratione, primum regnavit Evilmerodach septem annis pro patre suo, et ab eodem patre in carcere detentus est per duos annos cum Jechonia Judæorum rege quem abduxerat in captivitatem Nabuchodonosor; iterum, patre mortuo, regnavit in Babylonia. Juxta quam adoptavimus chronologiam regnavit adhuc viginti et tribus annis Evilmerodach, cui cum vita regnum abstulit filius suus Baltassar, quem vocant Neriglissar, anno mundi 3495, ante J. Ch. 559. Jeremias scribit Evilmerodach in primo anno regni sui elevavisse caput Joachim regis Judæ, et eduxisse eum de domo carceris.

4 Reg. 25-27 Sublevavit Evilmerodach rex Babylonis
Jerem. 52-31 Elevavit Evilmerodach rex Babylonis

EVITO.

Prov. 17-16 Et qui evitat discere, incidet in mala

EVOCATUS.

2 Mac. 4-28 Quam ob causam utriq. ad regem s. evocati

EVODIA.

Evodia et Syntyches, duæ fœminæ primariæ erant inter Christianos Philippis, quæ rem Christianam promovebant, inter quas aliquid dissidii ortum fuerat; eos rogat et hortatur S. Paulus ut idem sapiant, id est, sentiant.

Philip. 4- 2 Evodiam rogo, et Syntychen deprecor, idipsum sapere in Domino

EVOLO.

Eccli. 43-15 Et evolaverunt nebulæ sicut aves

EVOLVO.

Gen. 38-12 Evolutis autem multis diebus, mortua est
Levit. 25-30 Si... et anni circulus fuerit evolutus
Josue. 3- 2 Quibus evolutis, transierunt præcones
23- 1 Evoluto autem multo tempore
2 Par. 24-23 Cumque evolutus esset annus, ascendit
Judith. 13-10 A columnis, et evolvit corpus ejus truncum
Esth. 2-15 Evoluto autem tempore per ordinem, instabat dies
Isai. 29- 1 Annus ad annum: solemnitates evolutæ sunt
Jerem. 51-25 Evolvam te de petris, et dabo te in montem

EVOMO.

Levit. 18-25 Scelera visitabo, ut evomat habitatores suos
-28 Cavete ergo ne et vos similiter evomat
Sicut evomuit gentem, quæ fuit ante vos
20-22 Ne et vos evomat terra quam intraturi estis
Job. 20-15 Divitias quas devoravit, evomet
Prov. 23- 8 Cibos quos comederas, evomes
25-16 Ne forte satiatus evomas illud
Eccli. 31-25 In edendo multum, surge e medio, evome
Jonæ. 2-11 Et evomuit Jonam in aridam
Apoc. 3-16 Incipiam te evomere ex ore meo

EVULSIO.

Jerem. 12-17 Evellam gentem illam evulsione et perditione

EX. *Præpositio.*

Gen. 2-16 Ex omni ligno paradisi comede:
-17 In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris
-23 Hoc nunc, os ex ossibus meis, et caro de carne
Et deinceps omittitur.

EXACERBATIO.

Hebr. 3- 8 Nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione
-15 Quemadmodum in illa exacerbatione

EXACERBO.

Ps. H. 10- 4 Exacerbavit Dominum peccator
77-40 Quoties exacerbaverunt eum in deserto
-41 Et sanctum Israel exacerbaverunt
-56 Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum
104-28 Et non exacerbavit sermones suos
105-33 Quia exacerbaverunt spiritum ejus
-43 Ipsi a. exacerbaverunt eum in consilio suo
106-11 Quia exacerbaverunt eloquia Dei.
Jerem. 32-30 Filii Israël qui usque nunc exacerbant me in opere manuum suarum
Baruc. 4- 7 Exacerbastis enim eum qui fecit vos
Ezech. 20-21 Et exacerbaverunt me filii: in præceptis m.
1 Mac. 3- 7 Et exacerbabat reges multos, et lætificabat
Hebr. 3-16 Quidam enim audientes exacerbaverunt

EXACTIO.

2 Esdr. 10-31 Dimittemus..et exactionem universæ manus
2 Mac. 4-27 Cum exactionem faceret Sostratus
-28 Ad hunc exactio vectigalium pertinebat

EXACTOR.

Exod. 5- 6 Præcepit ergo... exactoribus populi
-10 Egressi præfecti operum et exactores
-14 Flagellatiq. sunt..ab exactoribus Pharaonis
22-25 Non urgebis eum quasi exactor
Job. 3-18 Non audierunt vocem exactoris
39- 7 Clamorem exactoris non audit
Isai. 3-12 Populum meum exactores sui spoliaverunt
9- 4 Et sceptrum exactoris ejus superasti
14- 2 Et subjicient exactores suos
- 4 Quomodo cessavit exactor, quievit tributum
Zach. 9- 8 Non transibit super eos ultra exactor
10- 4 Ex ipso egredietur omnis exactor simul
Luc. 12-58 Ne forte... et judex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem.

EXACUO.

1 Reg. 13-20 Ut exacueret unusquisque vomerem suum
Psal. 63- 4 Quia exacuerunt ut gladium linguas suas
Prov. 27-17 Ferrum ferro exacuitur, et homo exacuit faciem amici sui
Eccle. 10-10 Si... hebetatum fuerit, multo labore exacuetur
Ezech. 21- 9 Gladius, gladius exacutus est et limatus
-10 Ut cædat victimas, exacutus est
-11 Iste exacutus est gladius; et iste limatus est
-16 Exacuere, vade ad dexteram, sive ad sinistram

EXÆQUO.

Thren. 2-13 Cui exæquabo te, et consolabor te, virgo filia Sion?
Zach. 4- 7 Et exæquabit gratiam gratiæ ejus

EXÆSTUO.

Jerem. 20- 9 Et factus est in corde meo quasi ignis exæstuans
Marc. 4- 6 Et quando exortus est sol, exæstuavit

EXAGITO.

1 Reg. 16-14 Exagitabat eum spiritus nequam, a Domino
-15 Ecce spiritus Dei malus exagitat te
Sap. 17-14 Aliquando monstrorum exagitabantur timore
2 Petr. 2-17 Hi sunt... et nebulæ turbinibus exagitatæ

EXALTATIO.

Exod. 17-15 Dominus exaltatio mea, dicens
Psal. 149- 6 Exaltationes Dei in gutture eorum
Prov. 3-35 Stultorum exaltatio, ignominia
21- 4 Exaltatio oculorum est dilatatio cordis
Isai. 33- 3 Et ab exaltatione tua dispersæ sunt gentes
Jacob. 1- 9 Frater humilis in exaltatione sua

EXALTO.

Gen. 50-20 Deus vertit illud in bonum, ut exaltaret me
Exod. 15- 2 Deus patris mei, et exaltabo eum
Josue. 3- 7 Hodie incipiam exaltare te coram omni Isr.
1 Reg. 2- 1 Exaltatum est cornu meum in Deo meo
2 Reg. 5-12 Quoniam exaltasset regnum ejus super populum suum Israël
22-47 Et exaltabitur Deus fortis salutis meæ
3 Reg. 14- 7 Quia exaltavi te de medio populi
16- 2 Pro eo quod exaltavi te de pulvere
4 Reg. 19-22 Contra quem exaltasti vocem tuam?
1 Par. 25- 5 In sermonibus Dei, ut exaltaret cornu
2 Par. 32-23 Qui exaltatus est post hæc coram cunctis gentibus
-26 Eo quod exaltatum fuisset cor ejus
33-14 Et exaltavit illum vehementer
Tobiæ. 13- 6 Regemque sæculorum exaltate in operibus
-23 Benedictus Dominus, qui exaltavit eam
Judith. 1- 7 Tunc exaltatum est regnum Nabuchodonos.
16- 2 Exaltate, et invocate nomen ejus
Esth. 3- 1 Post hæc rex Assuerus exaltavit Aman
10- 2 Sublimitas, qua exaltavit Mardochæum
11-11 Et humiles exaltati sunt, et devoraverunt inclytos
Job. 17- 4 Propterea non exaltabuntur
Psal. 3- 4 Gloria mea, et exaltans caput meum
7- 7 Et exaltare in finibus inimicorum meorum
9-15 Qui exaltas me de portis mortis, ut annuntiem
H. 10-12 Exurge, Domine Deus, exaltetur manus tua
12- 3 Usquequo exaltabitur inimicus meus
17-47 Et exaltetur Deus salutis meæ
-49 Et ab insurgentibus in me exaltabis me
20-14 Exaltare, Domine, in virtute tua
26- 6 In petra exaltavit me: et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos
29- 2 Exaltabo te, Domin., quoniam suscepisti me
33- 4 Et exaltemus nomen ejus in idipsum
36-20 Mox ut honorificati fuerint et exaltati
-34 Et exaltabit te ut hæreditate capias terram
45-11 Exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra
56- 6 Exaltare super cœlos, Deus: et in omnem...
-12 Exaltare super cœlos, Deus: et super omnem
60- 3 Dum anxiaretur cor meum, in petra exaltasti me
63- 8 Et exaltabitur Deus
65- 7 Qui exasperant non exaltentur in semetipsis
-17 Clamavi, et exaltavi sub lingua mea
74- 5 Et delinquentibus: Nolite exaltare cornu
- 8 Hunc humiliat, et hunc exaltat
-11 Confringam: et exaltabuntur cornua justi
87-16 Exaltatus a., humiliatus sum et conturbatus
88-14 Et exaltetur dextera tua
-17 Et in justitia tua exaltabuntur
-18 In beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum
-20 Et exaltavi electum de plebe mea
-25 Et in nomine meo exaltabitur cornu ejus
-43 Exaltasti dexteram deprimentium eum
91-11 Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum
93- 2 Exaltare, qui judicas terram: redde retrib.
96- 9 Nimis exaltatus es super omnes deos
98- 5 Exaltate Dominum Deum nostrum, et ador.
- 9 Exaltate Dominum Deum nostrum, et ador.
106-25 Et exaltati sunt fluctus ejus
-32 Exaltent eum in ecclesia plebis
107- 6 Exaltare super cœlos, Deus, et super omnem
109- 7 In via bibet: propterea exaltabit caput
111- 9 Cornu ejus exaltabitur in gloria
Psal. 117-16 Dextera Domini exaltavit me
-28 Deus meus es tu, et exaltabo te
130- 1 Domine, non est exaltatum cor meum
- 2 Sed exaltavi animam meam
139- 9 Ne derelinquas me, ne forte exaltentur
144- 1 Exaltabo te, Deus meus rex: et benedicam
148-13 Quia exaltatum est nomen ejus solius
-14 Et exaltavit cornu populi sui
149- 4 Et exaltabit mansuetos in salutem
Prov. 4- 8 Arripe illam, et exaltabit te: glorificaberis
11-11 Benedictione justorum exaltabitur civitas
14-29 Qui a. impatiens est, exaltat stultitiam suam
16-18 Et ante ruinam exaltatur spiritus
17-19 Et qui exaltat ostium, quærit ruinam
18-10 Ad ipsum currit justus, et exaltabitur
-12 Antequam conteratur, exaltatur cor hominis
Sap. 11- 9 Quemadmodum tuos exaltares, et adversarios illorum necares
Eccli. 1-24 Et gloriam tenentium se, exaltat
7-12 Est e. qui humiliat et exaltat, circumspector
11- 1 Sapientia humiliati exaltabit caput illius
-13 Ab humilitate ipsius, et exaltavit caput ejus
15- 4 Et exaltabit illum apud proximos suos
20-30 Et qui operatur justitiam, ipse exaltabitur
21-23 Fatuus in risu exaltat vocem suam
24- 3 Et in medio populi sui exaltabitur
-17 Quasi cedrus exaltata sum in Libano
-18 Quasi palma exaltata sum in Cades
28-12 Secundum substantiam suam exaltabit iram
33-10 Ex ipsis exaltavit et magnificavit Deus
-12 Ex ipsis benedixit, et exaltabit
34-20 Exaltans animam, et illuminans oculos
38- 3 Disciplina medici exaltabit caput illius
40-26 Facultates et virtutes exaltant cor
43-33 Benedicentes Dominum, exaltate illum
-34 Exaltantes eum replemini virtute
44-23 Et ut stellas exaltare semen ejus
46-23 Exaltavit vocem suam de terra in prophetia
47- 6 In bello, et exaltare cornu gentis suæ
-13 Et exaltavit in æternum cornu ejus
49-14 Et exaltaverunt templum sanctum Domino
51-13 Exaltasti super terram habitationem meam
Isai. 1- 2 Filios enutrivi, et exaltavi: ipsi a. sprever.
2-11 Exaltabitur autem Dominus solus in die illa
5-16 Exaltabitur Dominus exercituum in judicio
10-15 Exaltabitur serra contra eum a quo trahitur? Et exaltetur baculus, qui utique lignum est
13- 2 Levate signum, exaltate vocem
14-13 Super astra Dei exaltabo solium meum
25- 1 Domine... exaltabo te, et confitebor nomini
26-11 Domine, exaltetur manus tua, et non videant
30-18 Et ideo exaltabitur parcens vobis
33-10 Nunc exaltabor, nunc sublevabor
37-23 Et super quem exaltasti vocem?
40- 4 Omnis vallis exaltabitur, et omnis mons
- 9 Exalta in fortitudine vocem tuam, qui evangelizas Jerusalem: exalta, noli timere
49-11 Et semitæ meæ exaltabuntur
-22 Et ad populos exaltabo signum meum
52-13 Ecce intelliget servus meus, exaltabitur, et elevabitur
55- 9 Quia sicut exaltantur cœli a terra, sic exaltatæ sunt viæ meæ a viis vestris
58- 1 Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem
Jerem. 49-16 Cum exaltaveris quasi aquila nidum tuum
Thren. 2-17 Et exaltavit cornu hostium tuorum
Ezech. 10-16 Cum elevarent Cherubim alas suas ut exaltarentur de terra
-19 Cherubim... exaltata sunt a terra coram me
19-11 Et exaltata est statura ejus inter frondes
31- 4 Aquæ nutrierunt illum, abyssus exaltavit ill.
Dan. 5-19 Et quos volebat, exaltabat
11-12 Capiet multitudinem, et exaltabitur cor ejus
Osee. 11- 4 Ero eis quasi exaltans jugum super maxillas
Abdiæ. - 3 Superbia cordis tui extulit te... exaltantem solium tuum
- 4 Si exaltatus fueris ut aquila
Mich. 5- 9 Exaltabitur manus tua super hostes tuos
Soph. 3-11 Et non adjicies exaltari amplius in monte sancto meo
Zach. 14-10 Et exaltabitur, et habitabit in loco suo
1 Mac. 1- 4 Et exaltatum est, et elevatum cor ejus
8-13 Et exaltati sunt valde
11-16 Rex autem Ptolemæus exaltatus est
-26 Et exaltavit eum in conspectu omnium amicorum suorum
12-36 Et exaltare altitudinem magnam inter medium arcis et civitatis
14-35 Et exquisivit omni modo exaltare populum
-37 Et exaltavit muros Jerusalem
16-13 Et exaltatum est cor ejus, et volebat
2 Mac. 5-20 Cum summa gloria exaltabitur
Matth. 11-23 Numquid usque in cœlum exaltaberis?
23-12 Qui autem se exaltaverit, humiliabitur
Et qui se humiliaverit, exaltabitur

Luc. 1-52 Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles
10-15 Et tu, Capharnaüm, usque ad cœlum exaltata
14-11 Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur
Et qui se humiliat, exaltabitur
18-14 Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur
Et qui se humiliat, exaltabitur
Joan. 3-14 Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto; ita exaltari oportet Filium hominis
8-28 Cum exaltaveritis Filium hominis
12-32 Et ego si exaltatus fuero a terra
-34 Tu dicis : Oportet exaltari Filium hominis?
Act. 2-33 Dextera igitur Dei exaltatus
5-31 Et Salvatorem Deus exaltavit dextera sua
13-17 Plebem exaltavit, cum essent incolæ in terra
2 Cor. 11- 7 Feci, me ipsum humilians, ut vos exaltemini
Philip. 2- 9 Propter quod et Deus exaltavit illum,
Jacob. 3- 5 Ita et lingua modicum quidem membrum est, et magna exaltat
4-10 Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos
1 Petr. 5- 6 Ut vos exaltet in tempore visitationis

EXAMEN.

Judic. 14- 8 Ecce examen apum in ore leonis erat

EXAMINO.

2 Reg. 22-31 Eloquium Domini igne examinatum
Psal. 11- 7 Argentum igne examinatum, probatum
16- 3 Igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas
17-31 Eloquia Domini igne examinata
65-10 Igne nos examinasti, sicut examinatur argentum
Sap. 16-11 Examinabantur, et velociter salvabantur
2 Mac. 1-34 Rem diligenter examinans, fecit ei templum
1 Cor. 2-14 Quia spiritualiter examinatur

EXANGUIS.

2 Mac. 14-46 Jam exanguis effectus, complexus intestina

EXANIMATA.

Esth. 15-18 Rursus corruit, et pene exanimata est

EXANIMIS.

Judic. 5-27 Et jacebat exanimis et miserabilis

EXARDEO.

Gen. 31-36 Et ob quod peccatum meum sic exarsisti post me?
Judith. 5- 2 Et furore nimio exarsit in iracundia magna
Psal. 2-13 Cum exarserit in brevi ira ejus, beati omnes
17- 9 Et ignis a facie ejus exarsit
105-18 Et exarsit ignis in synagoga eorum
117-12 Et exarserunt sicut ignis in spinis
Eccli. 16- 7 In synagoga peccantium exardebit ignis
28-14 Si sufflaveris... quasi ignis exardebit
-27 Et exardebit in illis, et non extinguetur
Jerem. 11-16 Grandis exarsit ignis in ea, et combusta sunt
Dan. 13- 8 Et exarserunt in concupiscentiam ejus
Rom. 1-27 Exarserunt in desideriis suis in invicem

EXARDESCO.

Job. 18- 9 Et exardescet contra eum sitis
Psal. 38- 4 Et in meditatione mea exardescet ignis
49- 3 Ignis in conspectu ejus exardescet
88-47 Exardescet sicut ignis ira tua?
Sap. 16-19 Supra virtutem ignis exardescebat undique
-24 Exardescit in tormentum adversus injustos
Eccli. 9- 9 Ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit
-11 Colloquium e. illius quasi ignis exardescit
16- 7 Et in gente incredibili exardescet ira
28-12 Secund. e. ligna sylvæ sic ignis exardescit

EXARO.

Job. 19-23 Quis mihi det ut exarentur in libro
Isai. 30- 8 Et in libro diligenter exara illud
Jerem. 17- 1 Exaratum super latitudinem cordis eorum
Dan. 5-24 Manus quæ scripsit hoc quod exaratum est

EXARUIT.

3 Reg. 13- 4 Et exaruit manus ejus, quam extenderat
Psal. 128- 6 Quod priusquam evellatur, exaruit
Isai. 5-13 Et multitudo ejus siti exaruit
37-27 Quæ exaruit antequam maturesceret
Jonæ. 4- 7 Et percussit hederam, et exaruit
Marc. 4- 6 Eo quod non habebat radicem, exaruit
1 Petr. 1-24 Exaruit fœnum, et flos ejus decidit

EXASPERATRIX.

Ezech. 2- 8 Exasperans, sicut domus exasperatrix est

EXASPERO.

Gen. 49-23 Sed exasperaverunt eum, et jurgati sunt
1 Reg. 12-14 Si... non exasperaveritis os Domini
-15 Sed (*si*) exasperaveritis sermones ejus
Psal. 65- 7 Qui exasperant non exaltentur in semetipsis
67- 7 Similiter eos qui exasperant, qui habitant
77- 8 Generatio prava et exasperans
Eccli. 3-18 Maledictus a Deo, qui exasperat matrem
4- 2 Et non exasperes pauperem in inopia sua
Jerem. 5-23 Factum est cor incredulum et exasperans
Ezech. 2- 5 Si forte quiescant, quoniam domus exasperans est
- 6 Ne formides, quia domus exasperans est
- 8 Noli esse exasperans, sicut domus exasperatrix est
3- 9 Quia domus exasperans est
-26 Vir objurgans : quia domus exasperans est
-27 Quiescat : quia domus exasperans est
12- 2 In medio domus exasperantis tu habitas
Et non audiunt : quia domus exasperans est
- 3 Si forte aspiciant : quia domus exasperans
- 9 Numquid non dixerunt ad te, domus Israël, domus exasperans
-25 Sed in diebus vestris, domus exasperans, loquar verbum
17-12 Dic ad domum exasperantem : Nescitis quid
44- 6 Et dices ad exasperantem me domum Isr.
2 Mac. 14-27 Itaque rex exasperatus... scripsit Nicanori

EXAUDIO.

Gen. 17-20 Super Ismaël quoque exaudivi te
21-17 Exaudivit autem Deus vocem pueri
25-21 Qui exaudivit eum, et dedit conceptum
30- 6 Et exaudivit vocem meam, dans mihi filium
-17 Et exaudivit Deus preces ejus: concepitque
-22 Exaudivit eam, et aperuit vulvam ejus
35- 3 Qui exaudivit me in die tribulationis meæ
Exod. 22-27 Si clamaverit ad me, exaudiam eum,
Num. 20-16 Et exaudiverit nos, miseritque Angelum
21- 3 Exaudivitque Dominus preces Israël
Deut. 3-26 Propter vos, nec exaudivit me, sed dixit mihi
9-19 Et exaudivit me Dominus etiam hac vice
10-10 Exaudivitque me Dominus etiam hac vice
26- 7 Qui exaudivit nos, et respexit humilitatem
Judic. 13- 9 ExaudivitqueDominus deprecantem Manuë
1 Reg. 7- 9 Pro Israël, et exaudivit eum Dominus
8-18 Et non exaudiet vos Dominus in die illa
28-15 Deus recessit a me, et exaudire me noluit
2 Reg. 22- 7 Et exaudiet de templo suo vocem meam
-42 Ad Dominum, et non exaudiet eos
3 Reg. 8-29 Ut exaudias orationem, quam orat in loco isto
-30 Ut exaudias deprecationem servi tui
Et exaudies in loco habitaculi tui in cœlo, et cum exaudieris, propitius eris
-32 Tu exaudies in cœlo : et facies, et judicabis
-34 Exaudi in cœlo, et dimitte peccatum populi
-36 Exaudi eos in cœlo, et dimitte peccata
-39 Tu exaudies in cœlo in loco habitationis tuæ
-43 Tu exaudies in cœlo, in firmamento
-45 Et exaudies in cœlo orationes eorum :
-49 Exaudies in cœlo, in firmamento solii tui
-52 Et exaudias eos in universis,
9- 3 Exaudivi orationem tuam et deprecationem
17-22 Et exaudivit Dominus vocem Eliæ :
18-24 Deus qui exaudierit per ignem, ipse sit Deus
-26 Ad meridiem, dicentes : Baal, exaudi nos
-37 Exaudi me, Domine, exaudi me :
1 Par. 5-20 Et exaudivit eos, eo quod credidissent in eum
21-26 Exaudivit eum in igne de cœlo super altare
-28 Videns quod exaudisset eum Dominus in area Ornan Jebusæi
2 Par. 6-21 Et exaudires orationem quam servus tuus orat in eo : et exaudias preces famuli tui
Exaudi de habitaculo tuo, id est, de cœlis
-25 Tu exaudies de cœlo, et propitiare peccato
-27 Exaudi de cœlo, Domine, et dimitte peccata
-30 Tu exaudies de cœlo, de sublimi scilicet
-33 Tu exaudies de cœlo firmissimo habitaculo
-35 Tu exaudies de cœlo preces eorum
-39 Tu exaudies de cœlo, hoc est, de firmo habitaculo tuo preces eorum
7-14 Et ego exaudiam de cœlo, et propitius ero
20- 9 Et exaudies, salvosque facies
30-20 Quem exaudivit Dominus, et placatus est
-27 Et exaudita est vox eorum : pervenitq. oratio
32-24 Et oravit Dominum : exaudivitque eum
33-13 Exaudivit orationem ejus, reduxitque eum
34-27 Ego quoque exaudivi te, dicit Dominus
2 Esdr. 9-28 Tu autem de cœlo exaudisti, et liberasti eos
Tobiæ. 3-24 Exauditæ sunt preces amborum
4- 1 Cum Tobias putaret orationem suam exaudiri
Judith. 4-12 Scitote quoniam exaudiet Dominus preces
9-17 Exaudi me miseram deprecantem
Esth. 13-17 Exaudi deprecationem meam, et propitius
Esth. 14-19 Fortis super omnes, exaudi vocem eorum
Job. 9-16 Et cum invocantem exaudierit me
12- 4 Invocabit Deum, et exaudiet eum
22-27 Rogabis eum, et exaudiet te, et vota tua
30-20 Clamo ad te, et non exaudis me
35-12 Ibi clamabunt, et non exaudiet
Psal. 3- 5 Et exaudivit me de monte sancto suo
4- 2 Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiæ
Miserere mei, et exaudi orationem meam
- 4 Dominus exaudiet me, cum clamavero ad eum
5- 4 Domine, mane exaudies vocem meam
6- 9 Quon. exaudivit Dominus vocem fletus mei
-10 Exaudivit Dominus deprecationem meam
H. 10-17 Desiderium pauperum exaudivit Dominus
12- 4 Respice, et exaudi me, Domine Deus meus
16- 1 Exaudi, Domine, justitiam meam
- 6 Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus : inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba mea
17- 7 Exaudivit de templo sancto suo vocem meam
-42 Clamaverunt... ad Dom. : nec exaudivit eos
19- 2 Exaudiat te Dominus in die tribulationis
- 7 Exaudiet illum de cœlo sancto suo
-10 Et exaudi nos in die qua invocaverimus te
21- 3 Clamabo per diem, et non exaudies : et nocte
-25 Et cum clamarem ad eum, exaudivit me
26- 7 Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te : miserere mei, et exaudi me
27- 2 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ
- 6 Quoniam exaudivit vocem deprecationis
30-23 Ideo exaudisti vocem orationis meæ
33- 5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me
- 7 Clamavit, et Dominus exaudivit eum
-18 Clamaverunt justi, et Dom. exaudivit eos
37-16 Tu exaudies me, Domine Deus meus
38-13 Exaudi orationem meam, Domine
39- 3 Exaudivit preces meas : et eduxit me de lacu
53- 4 Deus, exaudi orationem meam : auribus percipe verba oris mei
54- 2 Exaudi, Deus, orationem meam
- 3 Intende mihi, et exaudi me
-18 Et annuntiabo : et exaudiet vocem meam
-20 Exaudiet Deus, et humiliabit illos
57- 6 Quæ non exaudiet vocem incantantium
59- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
60- 2 Exaudi, Deus, deprecationem meam
- 6 Tu, Deus meus, exaudisti orationem meam
63- 2 Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor
64- 3 Exaudi orationem meam : ad te omnis caro
- 6 Exaudi nos, Deus salutaris noster
65-18 Si aspexi in corde meo, non exaudiet Dom.
-19 Propterea exaudivit Deus, et attendit voci
68-14 In multitudine misericordiæ tuæ exaudi me
-17 Exaudi me, Domine, quoniam benigna est
-18 Quoniam tribulor, velociter exaudi me
-34 Quoniam exaudivit pauperes Dominus
80- 8 Exaudivi te in abscondito tempestatis
83- 9 Deus virtutum, exaudi orationem meam
85- 1 Inclina, Dom., aurem tuam, et exaudi me
- 7 Clamavi ad te : quia exaudisti me
90-15 Clamabit ad me, et ego exaudiam eum
98- 6 Invocabant Dominum, et ipse exaudiebat eos
- 8 Domine Deus noster, tu exaudiebas eos
101- 2 Domine, exaudi orationem meam :
- 3 In quacumque die invocavero te, velociter exaudi me
105-25 Non exaudierunt vocem Domini
107- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
144- 1 Dilexi, quoniam exaudiet Dominus vocem
117- 5 Et exaudivit me in latitudine Dominus
-21 Confitebor tibi, quoniam exaudisti me
-28 Confitebor tibi, quoniam exaudisti me
118-26 Vias meas enuntiavi, et exaudisti me
-145 Clamavi in toto corde meo, exaudi me
119- 1 Cum tribularer clamavi : et exaudivit me
129- 2 Domine, exaudi vocem meam
137- 3 In quacumque die invocavero te, exaudi me
139- 7 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ
140- 1 Domine, clamavi ad te, exaudi me
142- 1 Domine, exaudi orationem meam
Exaudi me in tua justitia
- 7 Velociter exaudi me, Domine
144-19 Faciet, et deprecationem eorum exaudiet
Prov. 1-28 Tunc invocabunt me, et non exaudiam
15-29 Et orationes justorum exaudiet
21-13 Et ipse clamabit, et non exaudietur
Eccli. 3- 4 Et in oratione dierum exaudietur
- 6 Et in die orationis suæ exaudietur
4- 6 Exaudietur deprecatio illius : exaudiet autem eum, qui fecit illum
33- 4 Parabit verbum, et sic deprecatus exaudietur
34-29 Cujus vocem exaudiet Deus?

Eccli. 34-31 Orationem illius quis exaudiet?
35-16 In pauperem, et deprecationem læsi exaudiet
36-18 Et exaudi orationes servorum tuorum
51-15 In confessione, et exaudita est oratio mea
Isai. 1-15 Multiplicaveritis orationem, non exaudiam
41-17 Ego Dominus exaudiam eos, Deus Israël
49- 8 In tempore placito exaudivi te
58- 9 Tunc invocabis, et Dominus exaudiet
59- 1 Neque aggravata est auris ejus ut non exaudiat
- 2 Abscondcr. faciem ejus a vobis ne exaudiret
65-24 Eritque antequam clament, ego exaudiam
Jerem. 7-16 Et non obsistas mihi: quia non exaudiam te
11-11 Clamabunt ad me, et non exaudiam eos
-14 Quia non exaudiam in tempore clamoris
14-12 Cum jejunaverint, non exaudiam preces
29-12 Et orabitis me, et ego exaudiam vos
33- 3 Clama ad me, et exaudiam te
Baruc. 2-14 Exaudi, Domine, preces nostras, et orationes
-16 Inclina aurem tuam, et exaudi nos
Ezech. 8-18 Cum clamaverint ad aures meas voce magna, non exaudiam eos
Dan. 9-17 Nunc ergo exaudi, Deus noster, orationem
-19 Exaudi Domine, placare Domine: attende
10-12 Ex die primo quo posuisti cor... exaudita sunt verba tua
13-44 Exaudivit autem Dominus vocem ejus
Osee. 2-21 Exaudiam, dicit Dominus, exaudiam cœlos, et illi exaudient terram
-22 Terra exaudiet triticum
Et hæc exaudient Jezrahel
14- 9 Ego exaudiam, et dirigam eum ego
Jonæ. 2- 3 Clamavi... ad Dominum, et exaudivit me
De ventre inferi clamavi, et exaudisti vocem
Mich. 3- 4 Clamabunt ad Dom., et non exaudiet eos
Habac. 1- 2 Usquequo, Domine, clamabo, et non exaudies?
Zach. 7-13 Sic clamabunt, et non exaudiam
10- 6 Ego enim Dominus... et exaudiam eos
13- 9 Vocabit nomen meum, et ego exaudiam eum
2 Mac. 1- 5 Exaudiat orationes vestras, et reconcilietur
- 8 Oravimus ad Dominum, et exauditi sumus
Matth. 6- 7 Putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur
Luc. 1-13 Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua
Joan. 9-31 Si quis Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit
Act. 10-31 Corneli, exaudita est oratio tua
1 Cor. 14-21 Nec sic exaudient me, dicit Dominus
2 Cor. 6- 2 Ait enim: Tempore accepto exaudivi te
Hebr. 5- 7 Exauditus est pro sua reverentia

EXAUDITIO.

2 Par. 33-19 Oratio quoque ejus et exauditio

EXAUDITOR.

Eccli. 35-19 Dominus exauditor non delectabitur in illis

EXCÆCO.

Exod. 23- 8 Nec accipies munera, quæ etiam excæcant prudentes
Deut. 16-19 Quia munera excæcant oculos sapientum
Sap. 2-21 Excæcavit enim illos malitia eorum
Eccli. 20-31 Xenia et dona excæcant oculos judicum
Isai. 6-10 Excæca cor populi hujus, et aures ejus aggrava
Joan. 12-40 Excæcavit oculos eorum, et induravit cor
Rom. 11- 7 Cæteri vero excæcati sunt
2 Cor. 4- 4 Deus hujus sæculi excæcavit mentes infidelium

EXCANDESCO.

Sap. 5-23 Excandescet in illos aqua maris

EXCAVO.

Job. 14-19 Lapides excavant aquæ, et alluvione

EXCEDO.

Gen. 41-49 Et copia mensuram excederet
43-34 Ita ut quinque partibus excederet
Num. 3-46 Qui excedunt numerum Levitarum
Deut. 25- 3 Ut quadragenarium numerum non excedant
Job. 42- 3 Et quæ ultra modum excederent scientiam
2 Mac. 5- 5 Tanquam vita excessisset Antiochus
6-27 Quamobrem fortiter vita excedendo
2 Cor. 5-13 Sive enim mente excedimus, Deo

EXCELLENS, TIOR.

Eccli. 24-11 Et omnium excellentium et humilium corda
1 Cor. 12-31 Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro
2 Cor. 3-10 Quod claruit in hac parte, propter excellentem gloriam

EXCELSUS, SIOR.

Et EXCELSA. *Substant.*

Gen. 7-19 Opertique sunt omnes montes excelsi
14-19 Benedictus Abram Deo excelso
-20 Et benedictus Deus excelsus
-22 Levo manum meam ad Dominum Deum excelsum
40-17 Et in uno canistro quod erat excelsius
Exod. 6- 6 Ac redimam in brachio excelso
14- 8 At illi egressi erant in manu excelsa
Levit. 26-30 Destruam excelsa vestra, et simulacra
Num. 21-28 Devoravit..et habitatores excelsorum Arnon
22-41 Mane a. facto, duxit eum ad excelsa Baal
33- 3 Profecti igitur... filii Israël in manu excelsa
-52 Comminuite, atque omnia excelsa vastate
Deut. 2-10 Populus magnus, et validus, et tam excelsus
12- 2 Deos suos super montes excelsos, et colles
26-15 Respice... de excelso cœlorum habitaculo
-19 Et faciat te excelsiorem cunctis gentibus
27-14 Dicentque ad o. viros Israël excelsa voce
28- 1 Faciet te Dominus Deus tuus excelsiorem
32-13 Constituit eum super excelsam terram
-27 Manus nostra excelsa, et non Dominus, fecit
Judic. 7- 1 Ad Septentrionalem plagam collis excelsi
9-51 Erat autem turris excelsa in media civitate
1 Reg. 9-12 Quia sacrificium est hodie populi in excelso
-13 Antequam ascendat excelsum ad vescendum
-14 Egrediens obviam eis, ut ascenderet in excelsum
-19 Ascende ante me in excelsum, ut comedatis
-25 Et descenderunt de excelso in oppidum
10- 5 Obvium habebis gregem prophetarum descendentium de excelso
-13 Cessavit a. prophetare, et venit ad excelsum
2 Reg. 1-18 Qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati
-25 Jonathas in excelsis tuis occisus est?
21-20 Bellum fuit in Geth: in quo vir fuit excelsus
22-14 Et excelsus dabit vocem suam
-17 Misit de excelso, et assumpsit me
-28 Oculisque tuis excelsos humiliabis
-34 Et super excelsa mea statuens me
3 Reg. 3- 2 Attamen populus immolabat in excelsis
- 3 Excepto quod in excelsis immolabat
- 4 Illud quippe erat excelsum maximum
12-31 Et fecit fana in excelsis
-32 Constituitq. in Bethel sacerdotes excelsorum
13- 2 Immolabit super te sacerdotes excelsorum
-32 Et contra omnia fana excelsorum
-33 Fecit de novissimis populi sacerdotes excelsorum
Et fiebat sacerdos excelsorum
14-23 Ædificaverunt enim... super omnem collem excelsum
15-14 Excelsa autem non abstulit
22-44 Verumtamen excelsa non abstulit
Et adolebat incensum in excelsis
4 Reg. 12- 3 Verumtamen excelsa non abstulit
Et adolebat in excelsis incensum
14- 4 Nisi hoc tantum, quod excelsa non abstulit
Et adolebat incensum in excelsis
15- 4 Verumtamen excelsa non est demolitus
Et adolebat incensum in excelsis
-35 Verumtamen excelsa non abstulit
Et adolebat incensum in excelsis
16- 4 Et adolebat incensum in excelsis, et in collibus
17- 9 Ædificaverunt sibi excelsa in cunctis urbibus suis
-29 Posueruntque eos in fanis excelsis
-32 Fecerunt a. sibi... sacerdotes excelsorum
18- 4 Ipse dissipavit excelsa, et contrivit statuas
-22 Cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria
19-22 Et elevasti in excelsum oculos tuos
-23 Ascendi excelsa montium in summitate Lib.
21- 3 Ædificavit excelsa, quæ dissipaverat Ezech.
23- 5 Quos posuerant reges Juda ad sacrificandum in excelsis
- 8 Et contaminavit excelsa, ubi sacrificabant
- 9 Non ascendebant sacerdotes excelsorum
-13 Excelsa quoque, quæ erant in Jerusalem
-15 Et excelsum, quod fecerat Jeroboam filius Nabat
Et altare illud, et excelsum destruxit, atque combussit
-19 Omnia fana excelsorum... abstulit Josias
-20 Et occidit universos sacerdotes excelsorum
1 Par. 15-16 Ut resonaret in excelsis sonitus lætitiæ
16-39 Coram tabernaculo Domini in excelso
21-29 Ea tempestate erat in excelso Gabaon
2 Par. 1- 1 Et magnificavit eum in excelsum
- 3 Et abiit... in excelsum Gabaon
-13 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon
11-15 Qui constituit sibi sacerdotes excelsorum
2 Par. 14- 2 Subvertit altaria peregrini cultus, et excelsa
15-17 Excelsa autem derelicta sunt in Israël
17- 6 Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit
20-19 Laudabant Dominum... in excelsum
-33 Verumtamen excelsa non abstulit
21-11 Insuper et excelsa fabricatus est
27- 3 Ædificavit portam domus Domini excelsam
28- 4 Et thymiama succendebat in excelsis
31- 1 Demoliti sunt excelsa, et altaria destruxerunt
32-12 Ezechias, qui destruxit excelsa illius
33- 3 Et conversus instauravit excelsa
-17 Adhuc populus immolabat in excelsis
-19 Loca etiam in quibus ædificavit excelsa
34- 3 Mundavit Judam et Jerusalem ab excelsis
2 Esdr. 3-25 Quæ eminet de domo regis excelsa
9- 5 Benedicant nomini gloriæ tuæ excelso
Judith. 2-14 Et fregit omnes civitates excelsas
13-23 Benedicta es tu filia a Domino Deo excelso
16- 8 Nec excelsi gigantes opposuerunt se illi
Esth. 5-14 Jube parari excelsam trabem
Et jussit excelsam parari crucem
Job. 11- 8 Excelsior cœlo est, et quid facies?
16-20 In cœlo testis meus, et conscius meus in excelsis
21-22 Numquid Deum docebit... qui excelsos judicat?
22-12 An non cogitas quod Deus excelsior cœlo sit?
28-18 Excelsa et eminentia non memorabuntur
31- 2 Haberet... et hæreditatem Omnipotens de excelsis
36-22 Ecce, Deus excelsus in fortitudine sua
38-15 Et brachium excelsum confringetur
Psal. 17-34 Qui perfecit pedes... et super excelsa statuens me
41- 8 Omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt
46- 3 Quoniam Dominus excelsus, terribilis
72- 8 Iniquitatem in excelso locuti sunt
77-35 Et Deus excelsus redemptor eorum est
-56 Et exacerbaverunt Deum excelsum
88-28 Ponam illum excelsum præ regibus terræ
98- 2 Et excelsus super omnes populos
101-20 Quia prospexit de excelso sancto suo
103-18 Montes excelsi cervis: petra refugium
112- 4 Excelsus super omnes gentes Dominus
135-12 In manu potenti, et brachio excelso
137- 6 Quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit
148- 1 Laudate eum in excelsis
Prov. 8- 2 In summis excelsisque verticibus supra viam
9-14 Sedit... super sellam in excelso urbis loco
24- 7 Excelsa stulto sapientia, in porta non aperiet os suum
30-13 Generatio, cujus excelsi sunt oculi
Eccle. 5- 7 Quia excelso excelsior est alius
12- 5 Excelsa quoque timebunt, et formidabunt
Eccli. 1- 5 Fons sapientiæ verbum Dei in excelsis
22-21 Sicut pali in excelsis, et cæmenta sine impensa
37-18 Sedentes in excelso ad speculandum
43- 9 Vas castrorum in excelsis... resplendens gloriose
-10 Mundum illuminans in excelsis Dominus
45- 7 Excelsum fecit Aaron fratrem ejus
46-11 Ut ascenderet in excelsum terræ locum
50- 2 Duplex ædificatio et excelsi parietes templi
-15 Amplificare oblationem excelsi regis
-17 Effudit... odorem divinum excelso principi
-19 Dare preces omnipotenti Deo excelso
-21 Rogavit populus Dominum excelsum in prece
Isai. 2-12 Dies Dom... super o. superbum, et excelsum
-14 Et super omnes montes excelsos
-15 Et super omnem turrim excelsam
-22 Quia excelsus reputatus est ipse
6- 1 Vidi Dom. sedentem super solium excelsum
7-11 In profundum inferni, sive in excelsum supra
10-33 Et excelsi statura succidentur
-34 Et Libanus cum excelsis cadet
12- 4 Mementote quoniam excelsum est nomen ej.
15- 2 Ascendit domus, et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo
16-12 Quod laboravit Moab super excelsis suis
22-16 Excidisti in excelso memoriale diligenter
24-21 Visitabit Do. super militiam cœli in excelso
26- 5 Quia incurvabit habitantes in excelso
30-13 Cadens, et requisita in muro excelso
-25 Et erunt super omnem montem excelsum
32-15 Donec effundatur super nos spiritus de excelso
33- 5 Dominus, quoniam habitavit in excelso
33-16 Iste in excelsis habitabit, munimenta
36- 7 Cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria

Isai. 37-24 Et succidam excelsa cedrorum ejus
38-14 Oculi mei, suspicientes in excelsum
40- 9 Super montem excelsum ascende, tu
-26 Levate in excelsum oculos vestros
57- 7 Super montem excelsum et sublimem
-15 Sanctum nomen ejus in excelso et in sancto
58- 4 Ut audiatur in excelso clamor vester
Jerem. 3- 6 Abiit sibimet super omn. montem excelsum
7-31 Et ædificaverunt excelsa Topheth
17- 2 Frondentium, in montibus excelsis
- 3 In direptionem dabo, excelsa tua
19- 5 Et ædificaverunt excelsa Baalim
25-30 Et dices ad illos : Dominus de excelso rugiet
26-18 Et mons domus in excelsa sylvarum
30-18 Et ædificabitur civitas in excelso suo
31-15 Vox in excelso audita est lamentationis
32-35 Et ædificaverunt excelsa Baal
48-35 Auferam de Moab... offerentem in excelsis
51-53 Et firmaverit in excelso robur suum
-58 Et portæ ejus excelsæ igni comburentur
Thren. 1-13 De excelso misit ignem in ossibus meis
Baruc. 2-11 In virtute tua magna, et in brachio excelso
3-25 Et non habet finem ; excelsus et immensus
5- 5 Exurge, Jerusalem, et sta in excelso
- 7 Humiliare omnem montem excelsum
Ezech. 6- 3 Et disperdam excelsa vestra
- 6 Urbes desertæ erunt, et excelsa demolientur
-13 In omni colle excelso, et in cunctis summit.
16-16 Fecisti tibi excelsa hinc inde consuta
-31 Et excelsum tuum fecisti in omni platea
17-22 Et plantabo super montem excelsum
20-28 Viderunt omnem collem excelsum
-29 Quid est excelsum, ad quod vos ingredimini
Et vocatum est nomen ejus Excelsum
-40 In monte sancto meo, in monte excelso Israël
31- 3 Nemorosus, excelsusque altitudine
34- 6 Erraverunt... et in universo colle excelso
-14 Et in montibus excelsis Israël erunt pascua
40- 2 Et dimisit me super montem excelsum nimis
43- 7 Et in ruinis regum suorum, et in excelsis
Dan. 3-93 Sidrach, Misach, et Abdenago, servi Dei excelsi
-99 Et mirabilia fecit apud me Deus excelsus
8- 3 Habens cornua excelsa, et unum excelsius
Osee. 10- 8 Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Isr.
Amos. 4-13 Et gradiens super excelsa terræ
7- 9 Et demolientur excelsa idoli
Mich. 1- 3 Et descendet, et calcabit super excelsa terræ
- 5 Et quæ excelsa Judæ? nonne Jerusalem?
3-12 Et mons templi in excelsa sylvarum
6- 6 Curvabo genu Deo excelso?
Habac. 2- 9 Ut sit in excelso nidus ejus, et liberari se putat de manu mali
3-19 Et super excelsa mea deducet me victor
Soph. 1-16 Super civitates munitas, et super angulos excelsos
1 *Mac.* 6- 7 Sicut prius, circumdederunt muris excelsis
-40 Pars exercitus regis per montes excelsos
9-50 Et Thopo muris excelsis, et portis, et seris
13-33 Muniens ea turribus excelsis, et muris
2 *Mac.* 8-30 Et munitiones excelsas obtinuerunt
Matth. 4- 8 Assumpsit eum diabolus in montem excelsum
17- 1 Et ducit illos in montem excelsum seorsum
Marc. 9- 1 Et duxit illos in montem excelsum seorsum
11-10 Hosanna in excelsis
Luc. 4- 5 Ducit illum diabolus in montem excelsum
19-38 Pax in cœlo, et gloria in excelsis
Act. 13-17 Et in brachio excelso eduxit eos ex ea
16-17 Isti homines servi Dei excelsi sunt
Hebr. 1- 3 Sedet ad dexteram majestatis in excelsis
7-26 A peccatoribus, et excelsior cœlis factus

EXCELSUS, *pro Deo.*

Psal. 72-11 Quomodo scit Deus, et si est scientia in Excelso?
76-11 Nunc cœpi : hæc mutatio dexteræ Excelsi
77-17 In iram excitaverunt Excelsum in inaquoso
81- 6 Ego dixi : Dii estis, et filii Excelsi omnes
Eccli. 43- 2 Vas admirabile, opus Excelsi
-13 Manus Excelsi aperuerunt illum
44-20 Qui conservavit legem Excelsi
47- 9 Dedit confessionem Sancto, et Excelso
Isai. 57-15 Quia hæc dicit Excelsus, et sublimis habitans
Dan. 4-14 Quoniam dominatur Excelsus in regno hominum
-22 Donec scias quod dominetur Excelsus
-29 Donec scias quod dominetur Excelsus
7-22 Et judicium dedit sanctis Excelsi, et tempus
-25 Et sermones contra Excelsum loquetur
Act. 7-48 Sed non Excelsus in manufactis habitat

EXCEPTO *et* EXCEPTUS.

Gen. 9- 4 Excepto quod carnem cum sanguine non comedetis
14-24 Exceptis his, quæ comederunt juvenes
Exod. 12-16 Exceptis his, quæ ad vescendum pertinent
Levit. 23-38 Exceptis sabbatis Domini, donisque vestris
Num. 5- 8 Excepto ariete, qui offertur pro expiatione
6-21 Exceptis his quæ invenerit manus ejus.
35- 6 Exceptis his, alia quadraginta duo oppida
Deut. 18- 8 Excepto eo, quod in urbe sua ex paterna ei successione debetur
29-11 Exceptis lignorum cæsoribus
Ruth. 4- 4 Nullus enim est propinquus, excepto te
1 *Reg.* 13-22 Excepto Saül, et Jonatha filio ejus
2 *Reg.* 2-30 Decem et novem viri, excepto Asaële
3 *Reg.* 3- 3 Excepto quod in excelsis immolabat,
-18 Nullusque alius... exceptis nobis duabus.
4-23 Excepta venatione cervorum, caprearum
10-13 Exceptis his, quæ ultro obtulerat ei
-15 Excepto eo, quod afferebant viri
15- 5 Excepto sermone Uriæ Hethæi
4 *Reg.* 24-14 Exceptis pauperibus populi terræ
1 *Par.* 18- 4 Exceptis centum quadrigis, quas reservavit
29- 3 Exceptis his, quæ præparavi in ædem sanctam
2 *Par.* 9-14 Excepta ea summa, quam legati diversarum
17-19 Exceptis aliis, quos posuerat in urbibus
27- 2 Excepto quod non est ingressus templum
31-16 Exceptis maribus ab annis tribus et supra
2 *Esdr.* 5-18 Exceptis volatilibus, et inter dies decem
Esth. 13-14 Ne quemquam adorarem, excepto Deo meo
Eccli. 22-27 Excepto convicio, et improperio
Jerem. 37-20 Torta panis quotidie, excepto pulmento
Dan. 2-11 Exceptis diis, quorum non est cum hominibus conversatio
3-95 Ne adorarent omnem deum, excepto Deo suo
11- 4 Regnum ejus etiam in externos, exceptis his
14- 9 Exceptis uxoribus, et parvulis, et filiis
1 *Mac.* 11-38 Excepto peregrino exercitu, quem contraxit
Matth. 5-32 Qui dimiserit uxorem, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari
14-21 Exceptis mulieribus et parvulis
Act. 26-29 Qualis et ego sum, exceptis vinculis his

EXCEPTORIUM.

Eccli. 39-22 Et in sermone oris illius sicut exceptoria aquarum

EXCEREBRO.

Isai. 66- 3 Mactat pecus, quasi qui excerebret canem

EXCESSUS.

Psal. 30-23 Ego autem dixi in excessu mentis meæ
67-28 Benjamin adolescentulus, in mentis excessu
115-11 Ego dixi in excessu meo : Omnis homo mendax
2 *Mac.* 4- 7 Sed post Seleuci vitæ excessum
10- 9 Antiochi... vitæ excessus ita se habuit
Luc. 9-31 Dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Jerusalem
Act. 10-10 Cecidit super eum mentis excessus
11- 5 Et vidi in excessu mentis visionem

EXCIDO, *id est*, CÆDO.

Exod. 34- 4 Excidit ergo duas tabulas lapideas
3 *Reg.* 7- 2 Ligna quippe cedrina exciderat in columnas
4 *Reg.* 12-12 Ligna, et lapides, qui excidebantur
Judith. 3-12 Destruxit, et lucos eorum excidit
Job. 28-10 In petris rivos excidit, et omne pretiosum
Psal. 73- 6 Exciderunt januas ejus in idipsum
Prov. 9- 1 Sapientia... excidit columnas septem
Isai. 16- 8 Vineam Sabama dom. gentium exciderunt
22-16 Quia excidisti tibi hic sepulcrum, excidisti in excelso memoriale diligenter
51- 1 Attendite ad petram unde excisi estis
1 *Mac.* 6- 6 Quæ ceperunt de castris, quæ exciderunt
Matth. 3-10 Excidetur, et in ignem mittetur
7-19 Excidetur, et in ignem mittetur
27-60 Et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra
Marc. 15-46 In monumento, quod erat excisum de petra
Luc. 3- 9 Excidetur, et in ignem mittetur
23-53 Et posuit eum in monumento exciso
Rom. 11-22 In bonitate, alioquin et tu excideris
-24 Nam si tu ex naturali excisus es oleastro,

EXCIDO, *id est*, CADO.

Deut. 4- 9 Et ne excidant de corde tuo cunctis diebus
Tobiæ. 14- 6 Non enim excidit verbum Domini
Sap. 6-10 Ut discatis sapientiam, et non excidatis
Eccli. 14- 2 Felix, qui... non excidit a spe sua
34- 7 Et exciderunt sperantes in illis.
Act. 27-32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ, et passi sunt eam excidere
Rom. 9- 6 Non autem quod exciderit verbum Dei
1 *Cor.* 13- 8 Charitas nunquam excidit :
2 *Cor.* 11- 3 Excidant a simplicitate, quæ est in Christo
Galat. 5- 4 Qui in lege justificamini : a gratia excidistis
1 *Tim.* 6-21 Promittentes, circa fidem exciderunt
2 *Tim.* 2-18 Qui a veritate exciderunt, dicentes resurr.
2 *Petr.* 3-17 Ne insipientium errore traducti excidatis
Apoc. 2- 5 Memor esto itaque unde excideris

EXCIPIO.

Judith. 3-10 Excipientes eum cum coronis, et lampadibus
6- 6 Dum dignas mei gladii pœnas exceperint
Job. 3-12 Quare exceptus genibus? cur lactatus uberibus?
Eccli. 6-18 Fili, a juventute tua excipe doctrinam
-34 Si inclinaveris aurem tuam, excipies doctr.
18-14 Miseretur excipientis doctrinam miserationis
32-18 Qui timet Domin., excipiet doctrinam ejus
36-23 Omnem masculum excipiet mulier?
51-21 Inclinavi modice aurem meam, et excepi
1 *Mac.* 12-43 Excepit eum cum honore, et commendavit
14-23 Et placuit populo excipere viros gloriose
2 *Mac.* 3- 9 A summo sacerdote in civitate esset exceptus
Luc. 8-40 Cum rediisset Jesus, excepit illum turba
9-11 Excepit eos, et loquebatur illis de regno Dei
10-38 Excepit illum in domum suam
19- 6 Festinans descendit, et excepit illum gaudens
Joan. 4-45 In Galilæam, exceperunt eum Galilæi
Act. 21-17 Libenter exceperunt nos fratres
2 *Cor.* 7-15 Cum timore et tremore excepistis illum
Galat. 4-14 Sed sicut Angelum Dei excepistis me
Philip. 2-29 Excipite itaque illum cum omni gaudio
Colos. 4-10 Si venerit ad vos, excipite illum
1 *Thes.* 1- 6 Excipientes verbum in tribulatione multa
Hebr. 11-31 Excipiens exploratores cum pace.

EXCITO.

3 *Reg.* 18-27 In itinere, aut certe dormit, ut excitetur
Judith. 8-12 Potius qui iram excitet, et furorem accendat
14- 3 Ad principem suum excitandum ad pugnam
- 9 Perstrepentes, excitandi gratia
Ut non ab excitantibus... Holofernes evigilaret
-12 Intrate, et excitate illum,
Psal. 77-17 In iram excitaverunt Excelsum in inaquoso
-65 Et excitatus est tanquam dormiens Dominus
79- 3 Excita potentiam tuam, et veni,
Eccli. 22- 8 Quasi qui excitat dormientem de gravi somno.
24-34 Posuit David puero suo excitare regem
36- 8 Excita furorem, et effunde iram.
2 *Mac.* 15-29 Facto itaque clamore, et perturbatione excitata.
Marc. 4-38 Excitant eum, et dicunt illi : Magister
Joan. 2-19 Et in tribus diebus excitabo illud,
-20 Et tu in tribus diebus excitabis illud?
11-11 Sed vado ut a somno excitem eum
Act. 12- 7 Excitavit eum, dicens : Surge velociter
13-50 Et excitaverunt persecutionem in Paulum
Rom. 9-17 Quia in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam
2 *Petr.* 3- 1 Excito in commotione sinceram mentem

EXCLAMATIO.

Eccli. 35-18 Et exclamatio ejus super deducentem eas?

EXCLAMO.

1 *Reg.* 5-10 Exclamaverunt Accaronitæ, dicentes
28-12 Exclamavit voce magna, et dixit ad Saül
2 *Reg.* 2-26 Et exclamavit Abner ad Joab, et ait :
18-25 Et exclamans indicavit regi : dixitque rex
20-16 Et exclamavit mulier sapiens de civitate
3 *Reg.* 13- 2 Et exclamavit contra altare in sermone Do.
-21 Et exclamavit ad virum Dei, qui venerat
22-32 Pugnabant contra eum : et exclamavit Josaphat
4 *Reg.* 6- 5 Exclamavitq. ille, et ait : Heu, heu, heu, do.
-26 Mulier quædam exclamavit ad eum, dicens
18-28 Rabsaces, et exclamavit voce magna Judaïce
Judith. 14-14 Exclamavit voce magna cum fletu
Job. 2-12 Exclamantes ploraverunt, scissisq. vestibus
Eccli. 50-18 Tunc exclamaverunt filii Aaron, in tubis
Dan. 5- 7 Exclamavit itaque rex fortiter
13-24 Et exclamavit voce magna Susanna : exclamaverunt autem et senes adversus eam.
-42 Exclamavit autem voce magna Susanna
-46 Exclamavit voce magna : Mundus ego sum
-60 Exclamavit itaque omnis cœtus voce magna
14-17 Intuitus rex mensam, exclamavit voce magna
-40 Et exclamavit voce magna rex, dicens
1 *Mac.* 2-27 Et exclamavit Mathathias voce magna
3-54 Et tubis exclamaverunt voce magna
4-40 Et exclamaverunt tubis signorum
5-33 Et exclamaverunt tubis, et clamaverunt
9-13 Exclamaverunt a. et hi, qui erant ex parte
16- 8 Et exclamaverunt sacris tubis

Marc. 1-23 Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo : et exclamavit
-26 Et exclamans voce magna exiit ab eo
6-49 Putaverunt phantasma esse, et exclamaverunt
9-23 Et continuo exclamans pater pueri
-25 Et exclamans, et multum discerpens eum
15-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
Luc. 1-42 Et exclamavit voce magna, et dixit
4-33 Et exclamavit voce magna
8-28 Et exclamans voce magna, dixit : Quid mihi
9-38 Et ecce vir de turba exclamavit, dicens
3-18 Exclamavit autem simul universa turba
Act. 7-56 Exclamantes a. voce magna continuerunt
19-28 Et exclamaverunt dicentes : Magna Diana
23- 6 Exclamavit in concilio : Viri fratres
Apoc. 18- 2 Exclamavit in fortitudine, dicens : Cecidit

EXCLUDO.

Num. 12-15 Exclusa est itaque Maria extra castra
Tobiæ. 6-17 Ut Deum a se et a sua mente excludant
8-18 Exclusisti a nobis inimicum persequentem
Psal. 67-31 Ut excludant eos qui probati sunt argento
Thren. 3- 8 Cum... rogavero, exclusit orationem meam
*1 Mac.*10-75 Et exclusit eum a civitate
Rom. 3-27 Ubi est ergo gloriatio tua ? Exclusa est
Galat. 4-17 Excludere vos volunt, ut illos æmulemini

EXCOGITATIO.

Sap. 15- 4 Non enim in errorem induxit nos hominum malæ artis excogitatio

EXCOGITO.

Exod. 31- 4 Ad excogitandum quidquid fabrefieri potest
35-32 Ad excogitandum, et faciendum opus in auro
3 Reg. 12-28 Et excogitato consilio fecit duos vitulos
Esth. 8- 3 Machinationes... quas excogitaverat contra Judæos
Prov. 21-12 Excogitat justus de domo impii
Sap. 14- 2 Illud e. cupiditas acquirendi excogitavit
Eccli. 14-23 Qui excogitat vias illius in corde suo
17- 5 Et cor dedit illis excogitandi
-30 Quid nequius quam quod excogitavit caro
42-18 Et in astutia eorum excogitavit

EXCOLANS.

*Matth.*23-24 Excolantes culicem, camelum a. glutientes

EXCOLO.

Esth. 2- 9 Pedissequas ejus ornaret atque excoleret
*Ezech.*36-34 Et terra deserta fuerit exculta

EXCOQUO.

Isai. 1-25 Et excoquam ad purum scoriam tuam
48-10 Ecce excoxi te, sed non quasi argentum

EXCORIO.

Mich. 3- 3 Et pellem eorum desuper excoriaverunt

EXCORS.

Prov. 12- 8 Qui autem vanus et excors est, patebit contemptui
21- 6 Qui congregat thesauros..vanus et excors est
Eccli. 6-21 Et non permanebit in illa excors

EXCUBIÆ.

Num. 3-25 Et habebunt excubias in tabernaculo
-28 Sexcenti habebunt excubias sanctuarii
9-19 Erant filii Israël in excubiis Domini
-23 Erantq. in excubiis Domini juxta imperium
4 Reg. 11- 6 Et observet excubias domus regis
Et custodietis excubias domus Messa
- 7 Custodiant excubias domus Domini

EXCUBITORES.

Num. 3-32 Erit super excubitores custodiæ sanctuarii

EXCUBO.

Exod. 38- 8 Quæ excubabant in ostio tabernaculi
Num. 1-53 Excubabunt in custodiis tabernaculi
3- 6 Fac stare... ut ministrent ei, et excubent
18- 3 Excubabuntque Levitæ ad præcepta tua
- 4 Et excubent in custodiis tabernaculi
- 5 Excubate in custodia sanctuarii
31-30 Qui excubant in custodiis tabernaculi
-47 Qui excubabant in tabernaculo Domini
3 Reg. 14-27 Qui excubabant ante ostium domus regis
*Ezech.*40-45 Qui excubant in custodiis templi
-46 Qui excubant ad ministerium altaris

EXCURRO.

4 Reg. 4-22 Ut excurram usque ad hominem Dei

EXCURSUS.

2 Mac. 8- 7 Ad hujuscemodi excursus ferebatur

EXCUSATIO.

Psal. 140- 4 Ad excusandas excusationes in peccatis
Sap. 16- 4 Oportebat e. illis sine excusatione quidem supervenire interitum
Joan. 15-22 Nunc autem excusationem non habent

EXCUSO.

3 Reg. 15-22 Misit in omnem Judam, dicens : Nemo sit excusatus
Psal. 140- 4 Ad excusandas excusationes in peccatis
Luc. 14-18 Et cœperunt simul omnes excusare
Rogo te, habe me excusatum
-19 Rogo te, habe me excusatum
2 Cor. 12-19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos?
Hebr. 12-19 Quam qui audierunt, excusaverunt se

EXCUSSIO.

Isai. 17- 6 Sicut excussio oleæ duarum vel trium olivarum

EXCUTIO.

Gen. 27-40 Cum excutias et solvas jugum ejus
Exod. 21-27 Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ
Levit. 6-10 Tolletque cineres, quos vorans ignis excussit
Judic. 6-11 Cumque Gedeon filius ejus excuteret
16-20 Egrediar sicut ante feci, et me excutiam
Ruth. 2-17 Quæ collegerat virga cædens et excutiens
1 Reg. 30- 8 Comprehendes eos, et excuties prædam
2 Esdr. 5-13 Insuper excussi sinum meum
Sic excutiat Deus omnem virum
Sic excutiatur, et vacuus fiat
Job. 38-13 Et excussisti impios ex ea
Psal. 108-23 Et excussus sum sicut locustæ
126- 4 Sicut sagittæ in manu potentis : ita filii excussorum
135-15 Et excussit Pharaonem, et virtutem ejus
Eccli. 22- 2 Omnis qui tetigerit eum, excutiet manus
Isai. 18- 5 Abscindentur et excutientur
24-13 Quæ remanserunt, excutiantur ex olea
28-27 Sed in virga excutietur gith.
33-15 Et excutit manus suas ab omni munere
52- 2 Excutere de pulvere, consurge
Jerem. 51-38 Excutient comas veluti catuli leonum
Dan. 3-49 Et excussit flammam ignis de fornace
4-11 Excutite folia ejus, et dispergite fructus
*Matth.*10-14 Excutite pulverem de pedibus vestris
Marc. 6-11 Excutite pulverem de pedibus vestris
Luc. 9- 5 Pulverem pedum vestrorum excutite
Act. 13-51 At illi excusso pulvere pedum in eos
18- 6 Excutiens vestimenta sua, dixit ad eos
28- 5 Et ille quidem excutiens bestiam in ignem

EXECRABILIS, E.

Levit. 11-23 Quidquid autem ex volucribus... execrabile erit vobis
Prov. 28- 9 Oratio ejus erit execrabilis
Eccli. 10- 7 Et execrabilis omnis iniquitas gentium
27-33 Ira et furor, utraque execrabilia sunt
*Ezech.*24-13 Immunditia tua execrabilis
2 Mac. 5- 8 Odiosus, ut refuga legum et execrabilis
2 Petr. 2-11 Non portant adversum se execrabile judicium

EXECRAMENTUM.

Eccli. 15-13 Omne execramentum erroris odit Dominus

EXECRATIO.

Levit. 18-27 Omnes enim execrationes istas fecerunt
Num. 5-18 In quibus cum execratione maledicta congessit
2 Par. 15-15 Omnes qui erant in Juda cum execratione
Psal. 58-13 De execratione et mendacio annuntiabuntur
Eccli. 1-26 Execratio autem peccatoribus sapientia
-32 Execratio autem peccatori, cultura Dei
13-24 Sic et execratio divitis pauper
17-23 Et nimis odito execrationem
19-20 Est nequitia, et in ipsa execratio
2 Mac. 6-25 Atque execrationem meæ senectuti conquiram

EXECROR.

Levit. 11-11 Execrandumque erit ; carnes eorum non comedetis
Psal. 55- 6 Tota die verba mea execrabantur
Eccli. 16- 9 Et execratus est eos præ superbia verbi
Apoc. 21- 8 Timidis autem, et incredulis, et execratis

EXECUTIO.

2 Mac. 2-32 Et executiones rerum vitare

EXEDRA.

4 Reg. 23-11 Juxta exedram Nathanmelech eunuchi
1 Par. 9-26 Et erant super exedras, et thesauros domus
-33 Levitarum, qui in exedris morabantur
23-28 In vestibulis, et in exedris, et in loco purificationis
28-12 Et exedrarum per circuitum in thesauros
Jerem. 35- 2 Introduces eos... in unam exedram thesaurorum

EXEMPLAR.

Exod. 25-40 Fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est
26-30 Et eriges tabernaculum juxta exemplar
Deut. 17-18 Accipiens exemplar a sacerdotibus Leviticæ tribus
4 Reg. 16-10 Misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem exemplar ejus
1 Par. 28-19 Ut intelligerem universa opera exemplaris
1 Esdr. 4-11 Hoc est exemplar epistolæ quam miserunt
5- 6 Exemplar epistolæ quam misit Thathanaï
7-11 Hoc est autem exemplar epistolæ edicti
Esth. 4- 8 Exemplar quoque edicti quod pendebat in Susan
12- 6 Epistolæ autem hoc exemplar fuit
Baruc. 6- 1 Exemplar epistolæ quam misit Jeremias
Hebr. 8- 5 Qui exemplari et umbræ deserviunt
Omnia facito secundum exemplar
9-23 Necesse est ergo exemplaria quidem cœlestium his mundari
-24 Non e. in manufacta sancta Jesus introivit exemplaria verorum

EXEMPLUM.

Num. 5-21 Det te Dominus in maledictionem, exemplumque cunctorum
-27 Eritque mulier...in exemplum omni populo
8- 4 Juxta exemplum quod ostendit Dom. Moysi
Deut. 29-23 In exemplum subversionis Sodomæ et Gomorrhæ
Ruth. 4-11 Ut sit exemplum virtutis in Ephrata
3 Reg. 9- 8 Et domus hæc erit in exemplum
2 Par. 7-20 Tradam eam.. in exemplum cunctis populis
1 Esdr. 4-23 Exemplum edicti Artaxerxis regis lectum est
Tobiæ. 2-12 Ut posteris daretur exemplum patientiæ ej.
Esth. 1-18 Atque hoc exemplo omnes principum conjuges
16-24 Pro exemplo contemptus, et inobedientiæ
Job. 17- 6 Et exemplum sum coram eis
Prov. 24-32 Et exemplo didici disciplinam
Eccli. 19- 3 Et extolletur in exemplum majus
Jerem. 48-39 Eritque Moab... et in exemplum omnibus
Ezech. 5-15 Et eris... exemplum et stupor in gentibus
14- 8 Faciam eum in exemplum, et in proverbium
Nahum. 3- 6 Et ponam te in exemplum
Zach. 13- 5 Quoniam Adam exemplum meum ab adolescentia mea
*1 Mac.*11-31 Exemplum epistolæ quam scripsimus Lastheni
-37 Ergo curate facere horum exemplum
12- 5 Et hoc est exemplum epistolarum quas scripsit
14-19 Et hoc exemplum epistolarum quas Spartiatæ miserunt
-23 Placuit populo... et ponere exemplum sermonum
Exemplum autem horum scripsimus Simoni
-27 Et hoc est exemplum scripturæ
-49 Exemplum autem eorum ponere in ærario
15-24 Exemplum aut. eorum scripserunt Simoni
2 Mac. 6-28 Adolescentibus autem exemplum forte relinquam
-31 Memoriam mortis suæ ad exemplum virtutis et fortitudinis derelinquens
Joan. 13-15 Exemplum enim dedi vobis
2 Thes. 1- 5 In exemplum justi judicii Dei
1 Tim. 4-12 Sed exemplum esto fidelium, in verbo
Tit. 2- 7 In omnibus te ipsum præbe exemplum
Hebr. 4-11 Ne... quis incidat incredulitatis exemplum
Jacob. 5-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali
1 Petr. 2-21 Vobis relinquens exemplum ut sequamini
2 Petr. 2- 6 Exemplum eorum qui impie acturi sunt, ponens
Judæ. - 7 Factæ sunt exemplum, ignis æterni pœnam sustinentes

EXENTERO.

Tobiæ. 6- 5 Exentera hunc piscem, et cor ejus, et fel

EXEO.

Gen. 10- 9 Ob hoc exivit proverbium
44- 4 Jamque urbem exierant, et processerant
Exod. 3-21 Cum egrediemini, non exibitis vacui
11- 1 Post hæc dimittet vos, et exire compellet

Exod. 11- 9 Et exivit a Pharaone iratus nimis
12-33 Urgebantq. Ægyptii populum de terra exire
-39 Cogentibus exire Ægyptiis
17- 3 Cur fecisti nos exire de Ægypto ?
- 6 Percutiesque petram, et exibit ex ea aqua
21- 3 Cum quali veste intraverit cum tali exeat
- 4 Ipse vero exibit cum vestitu suo
- 7 Non egredietur sicut ancillæ exire consueverunt
34-34 Loquens cum eo, auferebat donec exiret
Levit. 8-33 De ostio quoque tabernaculi non exibitis
16- 9 Cujus exierit sors Domino, offeret illum
-18 Cum autem exierit ad altare quod coram Domino est
Num. 10- 9 Si exieritis ad bellum de terra vestra
11-20 Donec exeat per nares vestras, et vertatur
-26 Et non exierant ad tabernaculum
27-17 Et possit exire et intrare ante eos
Deut. 11-10 Non est sicut terra Ægypti, de qua existi
18- 6 Si exierit Levites ex una urbium tuarum
20- 1 Si exieris ad bellum contra hostes tuos
Josue. 2- 5 Et illi pariter exierunt
8- 5 Cumque exierint contra nos, sicut ante fecimus
Judic. 5- 4 Domine, cum exires de Seïr, et transires
14-14 Dixitque eis : De comedente exivit cibus
16- 2 Ut facto mane exeuntem occiderent
20-28 Exire ultra debemus ad pugnam
21-21 Exire repente de vineis, et rapite ex eis
Ruth. 2-22 Ut cum puellis ejus exeas ad metendum
1 Reg. 11- 7 Quicumque non exierit, et secutus fuerit Saül et Samuël
-10 Et dixerunt : Mane exibimus ad vos
14-41 Deprehensus est Jonathas..populus a.exivit
19-24 Unde et exivit proverbium : Num et Saül inter prophetas ?
20-11 Cumque exissent ambo in agrum
23-13 Quam ob rem dissimulavit exire
2 Reg. 18- 3 Et respondit populus : Non exibis
19- 7 Si non exieris, ne unus quidem remansurus
20- 7 Omnes robusti exierunt de Jerusalem
3 Reg. 1-27 Numquid a domino meo rege exivit hoc verbum ?
8-10 Cum exissent sacerdotes de sanctuario
1 Par. 24- 7 Exivit autem sors prima Joiarib
Tobiæ. 6- 2 Et exivit ut lavaret pedes suos
Piscis immanis exivit ad devorandum eum
14-12 Dirigite gressus vestros ut exeatis hinc
Judith. 3- 9 Cum populis, exirent obviam venienti
5- 4 Et non exierunt obviam nobis
- 9 Qui et præcepit eis ut exirent inde
6- 8 Exierunt contra eos fundibularii
8-32 Et ego exeam cum abra mea
11-14 Et exiet ancilla tua, et orabo Deum
12- 6 Exiret et introiret ad adorandum Deum
- 7 Et exibat noctibus in vallem Bethuliæ
13-11 Et post pusillum exivit, et tradidit
Et exierunt duæ, secundum consuetudinem
14- 2 Et erit, cum exierit sol, accipiat unusquisque arma sua, et exite cum impetu
15-10 Quæ cum exisset ad illum, benedixerunt eam omnes
Esth. 3- 7 Exivit mensis duodecimus, qui vocatur Adar
7- 8 Necdum verbum de ore regis exierat
Psal. 18- 5 In omnem terram exivit sonus eorum
64- 1 Canticum... cum inciperent exire
80- 6 Posuit illud, cum exiret de terra Ægypti
103-23 Exibit homo ad opus suum
107-12 Et non exibis, Deus, in virtutibus nostris
108- 7 Cum judicatur, exeat condemnatus
145- 4 Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram
Prov. 22-10 Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium
Eccle. 1- 7 Ad locum unde exeunt flumina, revertuntur
Sap. 16-14 Et cum exierit spiritus, non revertetur
Eccli. 24-41 Sicut aquæductus exivi de paradiso
29-34 Exi a facie honoris amicorum meorum
Isai. 2- 3 Quia de Sion exibit lex, et verbum Dom.
28-29 Et hoc a Domino Deo exercituum exivit
37-32 Quia de Jerusalem exibunt reliquiæ
39- 7 Qui exibunt de te, quos genueris, tollent
48- 1 Et de aquis Juda existis
- 3 Ex ore meo exierunt, et audita feci ea
49- 9 Ut diceres his qui vincti sunt : Exite
-17 Destruentes te et dissipantes, a te exibunt
51- 4 Audite : quia lex a me exiet
52-11 Recedite, recedite, exite inde, pollutum nolite tangere : exite de medio ejus
-12 Quoniam non in tumultu exibitis
Jerem. 1- 5 Antequam exires de vulva, sanctificavi te
6-25 Nolite exire ad agros, et in via ne ambuletis
10-20 Filii mei exierunt a me, et non subsistunt
11-11 Inducam super eos mala, de quibus exire non poterunt
31-39 Exibit ultra norma mensuræ in conspectu ejus

Jerem. 38-17 Si profectus exieris ad principes regis
-18 Si autem non exieris ad principes regis
50-26 Aperite ut exeant qui conculcent eam
52- 7 Exieruntque de civitate nocte, per viam portæ
Baruc. 5- 6 Exierunt enim abs te pedibus ducti
Ezech. 24- 6 Et rubigo ejus non exivit de ea
-12 Et non exivit de ea nimia rubigo ejus
46- 8 Ingrediatur, et per eamdem viam exeat
-12 Claudeturque porta postquam exierit
47- 8 Intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur aquæ
Dan. 6- 7 Decretum imperatorium exeat, et edictum
Amos. 4- 3 Per aperturas exibitis, altera contra alteram
Nahum. 1-11 Exibit cogitans contra Dominum malitiam
Zach. 6- 7 Robustissimi, exierunt, et quærebant ire
8-10 Neque exeunti erat pax præ tribulatione
9-14 Et exibit ut fulgur, jaculum ejus
14- 8 Exibunt aquæ vivæ de Jerusalem
1 Mac. 1-11 Et exiit ex eis radix peccatrix
-12 In diebus illis exierunt ex Israël filii iniqui
2-27 Qui zelum habet legis... exeat post me
-33 Exite, et facite secundum verbum regis Antiochi
-34 Et dixerunt : Non exibimus, neque faciemus verbum regis
3-11 Cognovit Judas, et exiit obviam illi
-16 Et exivit Judas obviam illi cum paucis
-37 Et exivit ab Antiochia civitate regni sui
4-13 Et exierunt de castris in prælium
5-59 Et exivit Gorgias de civitate, et viri ejus
-65 Et exivit Judas, et fratres ejus
-67 Dum sine consilio exeunt in prælium
6-21 Exierunt quidam ex eis qui obsidebantur
-31 Et exierunt, et succenderunt eas igni
-49 Exierunt de civitate, quia non erant eis ibi alimenta conclusis
-61 Rex, et principes : et exierunt de munitione
7- 1 Exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma
-24 Et exiit in omnes fines Judææ in circuitu
Et cessaverunt ultra exire in regionem
-31 Et exivit obviam Judæ in pugnam
-33 Et exierunt de sacerdotibus populi salutare
35 Succendam domum istam. Et exiit cum ira magna
-39 Et exiit Nicanor ab Jerusalem, et castra applicuit
-41 Exiit Angelus, et percussit ex eis centum octoginta quinque millia
-46 Et exierunt de omnibus castellis Judææ
9-29 Vir similis ei non est, qui exeat contra inimicos
-36 Et exierunt filii Jambri ex Madaba
-65 Et exiit in regionem, et venit cum numero
-67 Exierunt de civitate, et succenderunt machinas
10- 2 Et exivit obviam illi in prælium
-57 Et exivit Ptolemæus de Ægypto, ipse, et Cleopatra
-63 Exite cum eo in medium civitatis
-74 Et exiit ab Jerusalem, et occurrit ei Simon
-78 Iter faciens, et statim exiit in campum
-86 Et exierunt de civitate obviam illi
11- 2 Exiit in Syriam verbis pacificis
Mandaverat Alexander rex exire ei obviam
-60 Et exiit Jonathas, et perambulabat
12-25 Et exiit ab Jerusalem, et occurrit eis
-33 Simon a. exiit, et venit usque ad Ascalonem
-41 Et exivit Jonathas obviam illi
-50 Et exierunt parati in prælium
15-10 Exiit Antiochus in terram patrum suorum
2 Mac. 2- 4 Usquequo exiit in montem
5- 5 Sed cum falsus rumor exisset
6- 8 Decretum autem exiit in proximas Gentilium civitates
12-33 Exivit autem cum peditibus tribus millibus
13-13 Ipse vero cum senioribus cogitavit... exire
Matth. 2- 6 Ex te enim exiet dux, qui regat populum
3- 5 Tunc exibat ad eum Jerosolyma
5-26 Non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem
8-28 De monumentis exeuntes, sævi nimis
-32 At illi exeuntes abierunt in porcos
-34 Ecce tota civitas exiit obviam Jesu
9-26 Et exiit fama hæc in universam terram
-31 Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum
10-11 Et ibi manete donec exeatis
-14 Exeuntes foras de domo, vel civitate
11- 7 Quid existis in desertum videre ?
- 8 Sed quid existis videre ? hominem mollibus vestitum ?
- 9 Quid existis videre ? prophetam ?
12-14 Exeuntes a. Pharisæi, consilium faciebant
-43 Cum a. immundus spiritus exierit ab homine
-44 Revertar in domum meam, unde exivi

Matth. 13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
- 3 Dicens : Ecce exiit qui seminat, seminare
-49 Exibunt Angeli, et separabunt malos...
14-14 Exiens vidit turbam multam, et misertus est
15-18 Quæ a. procedunt de ore, de corde exeunt
-19 De corde enim exeunt cogitationes malæ
17-17 Et exiit ab eo dæmonium, et curatus est puer
20- 1 Qui exiit primo mane conducere operarios
- 5 Iterum a. exiit circa sextam et nonam horam
- 6 Circa undecimam vero exiit, et invenit alios
24-26 Ecce in deserto est, nolite exire
-27 Sicut enim fulgur exit ab Oriente, et paret
25- 1 Exierunt obviam sponso et sponsæ
- 6 Ecce sponsus venit, exite obviam ei
26-30 Hymno dicto, exierunt in montem Oliveti
-55 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
-71 Exeunte a. illo januam, vidit eum alia ancilla
27-32 Exeuntes a. invenerunt hominem Cyrenæum
-53 Exeuntes de monumentis post resurrectionem ejus
28- 8 Et exierunt cito de monumento cum timore
Marc. 1-25 Obmutesce, et exi de homine
-26 Et exclamans voce magna, exiit ab eo
3- 6 Exeuntes a. Pharisæi, statim cum Herodianis
-21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum
4- 3 Ecce exiit seminans ad seminandum
5- 2 Et exeunti ei de navi, statim occurrit
- 8 Exi, spiritus immunde, ab homine
-13 Et exeuntes spiritus immundi introierunt
-30 Cognoscens virtutem quæ exierat de illo
6-10 Illic manete donec exeatis inde
-11 Exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris
-12 Et exeuntes prædicabant ut pœnitentiam agerent
-24 Quæ cum exisset dixit matri suæ
-34 Et exiens vidit turbam multam Jesus
7-19 Et in secessum exit, purgans omnes escas.
-20 Quoniam quæ de homine exeunt
-29 Exiit dæmonium a filia tua
-30 Invenit puellam... et dæmonium exiisse
-31 Et iterum exiens de finibus Tyri, venit
8-11 Exierunt Pharisæi, et cœperunt conquirere
9-24 Mute spiritus, ego præcipio tibi, exi ab eo
-25 Et multum discerpens eum, exiit ab eo,
-28 Dixit illis : Hoc genus in nullo potest exire
11-11 Exiit in Bethaniam cum duodecim
-12 Et alia die cum exirent a Bethania, esuriit
14-26 Hymno dicto exierunt in montem Olivarum
-48 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
-68 Et exiit foras ante atrium, et gallus cantavit
16- 8 At illæ exeuntes, fugerunt de monumento
Luc. 1- 9 Sorte exiit ut incensum poneret
2- 1 Exiit edictum a Cæsare Augusto
3- 7 Quæ exibant ut baptizarentur ab ipso
4-14 Et fama exiit per universam regionem de illo
-35 Jesus, dicens : Obmutesce, et exi ab eo
Exiit ab illo, nihilque illum nocuit
-36 Imperat immundis spiritibus, et exeunt
-41 Exibant autem dæmonia a multis, clamantia
5- 8 Exi a me, quia homo peccator sum, Domine
-27 Et post hæc exiit, et vidit publicanum
6-12 In diebus illis, exiit in montem orare
-19 Quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes
7-17 Et exiit hic sermo in universam Judæam
-24 Quid existis in desertum videre ?
-25 Sed quid existis videre ? hominem
-26 Sed quid existis videre ? prophetam ?
8- 2 Magdalene, de qua septem dæmonia exierant
- 5 Exiit qui seminat, seminare semen suum
-29 Præcipiebat enim spiritui immundo, ut exiret ab homine
-33 Exierunt ergo dæmonia ab homine
-35 Exierunt autem videre quod factum est
Invenerunt hom... a quo dæmonia exierant
-38 Rogabat illum vir, a quo dæmonia exierant
-46 Nam ego novi virtutem de me exiisse
9- 4 Ibi manete, et inde ne exeatis
- 5 Exeuntes de civitate illa, etiam pulverem...
10-10 Exeuntes in plateas ejus, dicite
11-24 Cum immundus spiritus exierit de homine
Revertar in domum meam unde exivi
12-59 Dico tibi, non exies inde, donec...
13-31 Exi, et vade hinc : quia Herodes vult te occ.
14-18 Villam emi, et necesse habeo exire, et videre
-21 Exi cito in plateas et vicos civitatis
-23 Exi in vias, et sepes : et compelle intrare
17-29 Qua die a. exiit Lot a Sodomis, pluit ignem
21-37 Noctibus vero exiens, morabatur in monte
22-52 Quasi ad latronem existis cum gladiis
Joan. 1-43 In crastinum voluit exire in Galilæam
4-30 Exierunt ergo de civitate, et veniebant
-43 Post duos a. dies exiit inde : et abiit in Gal.

Joan. 8- 9 Audientes autem unus post unum exibant
-59 Jesus autem abscondit se, et exivit de templo
10-39 Et exivit de manibus eorum
11-31 Quia cito surrexit et exiit, secuti sunt eam
13- 3 Et quia a Deo exivit, et ad Deum vadit
-30 Exivit continuo. Erat autem nox
-31 Cum ergo exisset, dixit Jesus
16-27 Et credidistis quia ego a Deo exivi
-28 Exivi a Patre, et veni in mundum
-30 In hoc credimus quia a Deo existi
17- 8 Et cognoverunt vere quia a te exivi
18-16 Exivit ergo Discipulus alius, qui erat notus
-29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit
-38 Iterum exivit ad Judæos, et dicit eis
19- 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis
- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
-17 Et bajulans sibi crucem, exivit in eum
-34 Aperuit, et continuo exivit sanguis, et aqua
20- 3 Exiit ergo Petrus, et ille alius Discipulus
21- 3 Et exierunt, et ascenderunt in navim
-23 Exiit ergo sermo iste inter fratres
Act. 1-21 Intravit et exivit inter nos Dominus Jesus
7- 3 Exi de terra tua, et de cognatione tua
- 4 Tunc exiit de terra Chaldæorum, et habitavit
- 7 Et post hæc exibunt, et servient mihi
8- 7 Clamantes voce magna exibant
9-28 Erat cum illis intrans et exiens in Jerusalem
12- 9 Et exiens sequebatur eum, et nesciebat
-10 Et exeuntes processerunt vicum unum
13-42 Exeuntibus autem illis, rogabant
15-24 Audivimus quia quidam ex nobis exeuntes
16-18 Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire ab ea. Et exiit eadem hora
-19 Quia exivit spes quæstus eorum
-36 Nunc igitur exeuntes, ite in pace
-40 Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam
17-33 Sic Paulus exivit de medio eorum
22-18 Festina, et exi velociter ex Jerusalem
27-43 Jussitque eos... evadere, et ad terram exire
28-29 Et cum hæc dixisset, exierunt ab eo Judæi
Rom. 10-18 In omnem terram exivit sonus eorum
1 Cor. 5-10 Alioquin debueratis de hoc mundo exiisse
2 Cor. 6-17 Propter quod exite de medio eorum
Hebr. 7- 5 Quanquam et ipsi exierint de lumbis Abrahæ
11- 8 Obedivit in locum exire, quem accepturus Et exiit, nesciens quo iret
-15 Siquidem ipsius meminissent de qua exierunt
13-13 Exeamus igitur ad eum extra castra
1Joan. 4- 1 Pseudoprophetæ exierunt in mundum
2Joan. - 7 Multi seductores exierunt in mundum
Apoc. 1-16 De ore ejus gladius utraque parte acutus exibat
6- 2 Et exivit vincens ut vinceret
- 4 Et exivit alius equus rufus : et qui sedebat
9- 3 Et de fumo putei exierunt locustæ in terram
11- 5 Ignis exiet de ore eorum, et devorabit
14-15 Et alius Angelus exivit de templo, clamans
-17 Et alius Angelus exivit de templo
-18 Et alius Angelus exivit de altari
-20 Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos
15- 6 Et exierunt septem Angeli habentes
16-17 Et exivit vox magna de templo a throno
18- 4 Exite de illa, populus meus
19- 5 Et vox de throno exivit, dicens
20- 7 Solvetur Satanas de carcere suo, et exibit

EXEQUIÆ.

Gen. 50-10 Ubi celebrantes exequias planctu magno
2 Reg. 3-31 Et plangite ante exequias Abner
2 Par. 21-19 Non fecit.. exequias, sicut fecerat majoribus
32-33 Et celebravit ejus exequias universus Juda

EXEQUOR.

2 Reg. 15-15 Omnia... libenter exequemur servi tui
1 Par. 21- 6 Quod Joab invitus exequeretur regis imper.
1 Esdr. 6-13 Sic diligenter executi sunt

EXERCEO.

Gen. 9-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram
34-10 Terra in potestate vestra est, exercete
-21 Negotientur in terra, et exerceant eam
50-17 Atque malitiæ quam exercuerunt in te
Exod. 14-31 Et manum magnam quam exercuerat
Num. 33- 4 Nam et in diis eorum exercuerat ultionem
Judic. 9-25 Exercebant latrocinia, agentes prædas
1 Reg. 20-20 Et jaciam quasi exercens me ad signum
1 Par. 27-26 Et agricolis qui exercebant terram, præerat
2 Par. 9-26 Exercuit etiam potestatem super cunctos reges
19- 6 Non enim hominis exercetis judicium
24-24 In Joas quoq. ignominiosa exercuere judicia
Tobiæ. 9-12 Nuptiarum convivium exercebant

Esth. 9-12 Quantam putas eos exercere cædem
-18 Qui in urbe Susan cædem exercuerant
Psal. 76-13 Et in adinventionibus tuis exercebor
118-15 In mandatis tuis exercebor
-23 Servus autem tuus exercebatur
-27 Et exercebor in mirabilibus tuis
-48 Et exercebar in justificationibus tuis
-78 Ego autem exercebor in mandatis tuis
Prov. 24-27 Et diligenter exerce agrum tuum
Sap. 16- 4 Interitum exercentibus tyrannidem
Isai. 2- 4 Nec exercebuntur ultra ad prælium
Ezech. 23-25 Quem exercent tecum in furore
1 Mac. 7-26 Qui erat inimicitias exercens contra Israël
9-51 Ut inimicitias exercerent in Israël
10-70 Tu potestatem adversum nos exerces
Matth. 20-25 Qui majores sunt, potestatem exercent in eos
1 Tim. 4- 7 Exerce autem te ipsum ad pietatem

EXERCITATIO.

Psal. 54- 3 Contristatus sum in exercitatione mea
1 Tim. 4- 8 Nam corporalis exercitatio, ad modicum utilis est

EXERCITIUM.

2 Mac. 4-14 Præbitionis ejus injustæ, et in exercitiis disci

EXERCITO.

Psal. 76- 4 Exercitatus sum : et defecit spiritus meus
- 7 Et exercitabar, et scopebam spiritum meum
2 Mac. 15-12 Qui a puero in virtutibus exercitatus sit
Hebr. 5-14 Pro consuetudine exercitatos habent sensus
12-11 Postea a. fructum pacatissimum exercitatis
2 Petr. 2-14 Cor exercitatum avaritia habentes

EXERCITUS.

Gen. 21-22 Et Phicol princeps exercitus ejus
-33 Et Phicol princeps exercitus ejus
39- 1 Princeps exercitus, vir Ægyptius
Exod. 7- 4 Et educam exercitum et populum meum
12-17 In eadem e. ipsa die educam exercitum vest.
-41 Egressus est omnis exercitus Domini
14- 4 Glorificabor... et in omni exercitu ejus
- 7 Tulitque... et duces totius exercitus
- 9 Et universus exercitus, erant in Phihahiroth
-17 Glorificabor... et in omni exercitu ejus
-24 Interfecit exercitum eorum
-28 Currus et equites cuncti exercitus Pharaonis
15- 4 Et exercitum ejus projecit in mare
Num. 1-16 Per tribus... et capita exercitus Israël
-52 Per turmas et cuneos atque exercitum suum
2- 3 Figet tentoria per turmas exercitus sui
- 8 De stirpe ejus exercitus pugnatorum
-11 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-13 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-15 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-19 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-21 Cunctusque exercitus pugnatorum ejus
-23 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-26 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-28 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-30 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
10-22 In quorum exercitu princeps erat Elisama
-25 In quorum exercitu princeps fuit Ahiezer
-36 Revertere, Domine, ad multitudinem exercitus Israël
21-23 Quin potius exercitu congregato, egressus est
31-14 Iratusque Moyses principibus exercitus
-21 Ad viros exercitus qui pugnaverant
-32 Fuit autem præda, quam exercitus ceperat
-48 Cumque accessissent principes exercitus
Deut. 11- 4 Omnique exercitui Ægyptiorum, et equis
20- 1 Habeas adversarii exercitus multitudinem
- 5 Audiente exercitu proclamabunt
- 9 Cumque siluerint duces exercitus
-14 Omnem prædam exercitui divides
Josue. 5-14 Sed sum princeps exercitus Domini
6- 9 Omnisque præcederet armatus exercitus
8- 3 Et omnis exercitus bellatorum cum eo
-10 Ascendit cum senioribus in fronte exercitus
-13 Exercitus ad Aquilonem aciem dirigebat
-14 Egressus est cum omni exercitu civitatis
10- 5 Ascenderunt... simul cum exercitibus suis
- 7 Et omnis exercitus bellatorum cum eo
-21 Reversusque est omnis exercitus ad Josuë
-24 Ait ad principes exercitus qui secum erant
-31 Exercitu per gyrum disposito oppugnabat
11- 7 Venitque Josuë, et omnis exercitus cum eo
Judic. 4- 2 Habuitque ducem exercitus sui nomine Sisaram
- 6 Et duc exercitum in montem Thabor
- 7 Adducam... Sisaram principem exercitus Jabin
-13 Congregavit... omnem exercitum
-16 Persequeretur... et exercitum usque ad Haroseth

Judic. 5-11 Et hostium suffocatus est exercitus
-14 Et de Zabulon qui exercitum ducerent
8- 6 Ut demus exercitui tuo panes
-10 Requiescebant cum omni exercitu suo
-12 Comprehendit, turbato omni exercitu eorum
9-29 Congrega exercitus multitudinem, et veni
-34 Surrexit itaque Abimelech cum omni exercitu suo nocte
-35 Surrexit a. Abimelech, et omnis exercitus
-43 Tulit exercitum suum, et divisit
-50 Quod circumdans obsidebat exercitu
11-21 Tradiditque eum... cum omni exercitu suo
15- 9 Ubi eorum effusus est exercitus
20-10 Ut comportent exercitui cibaria
-18 Quis erit in exercitu nostro princeps
-30 Contra Benjamin exercitum produxerunt
-39 Cæsis de exercitu eorum triginta viris
21- 5 Quis non ascendit in exercitu Domini
- 8 Inventi sunt... in illo exercitu non fuisse
1 Reg. 1- 3 Ut adoraret et sacrificaret Dom. exercituum
-11 Domine exercituum, si respiciens videris
4- 4 Tulerunt inde arcam fœderis Domini exercituum
10-26 Et abiit cum eo pars exercitus
14-48 Congregatoque exercitu, percussit Amalec
15- 2 Hæc dicit Dominus exercituum
17-20 Venit ad locum Magala, et ad exercitum
-36 Ausus est maledicere exercitui Dei viventis
-45 Venio ad te in nomine Domini exercituum
2 Reg. 2- 8 Princeps exercitus Saül, tulit Isboseth filium
-28 Et stetit omnis exercitus, nec persecuti sunt
3-23 Et Joab, et omnis exercitus qui erat cum eo
5-10 Et Dominus Deus exercituum erat cum eo
6- 2 Super quam invocatum est nomen Domini exercituum
-18 Benedixit populo in nomine Domini exercituum
7- 8 Hæc dicit Dominus exercituum
-26 Atque dicatur : Dominus exercituum
-27 Tu Domine exercituum Deus Israël, revelasti aurem servi tui
8-16 Joab a. filius Sarviæ erat super exercitum
10- 7 Misit Joab et omnem exercitum bellatorum
-16 Et adduxit eorum exercitum
12-31 Reversus est David, et omnis exercitus in Jerusalem
17-25 Amasam vero constituit Absalom pro Joab super exercitum
18- 7 Cæsus est ibi populus Isr. ab exercitu David
20-23 Fuit ergo Joab super omnem exercitum Isr.
24- 2 Dixitque rex ad Joab principem exercitus
- 4 Verba Joab, et principum exercitus
3 Reg. 1- 8 Robur exercitus David, non erat cum Adonia
-25 Vocavit... et principes exercitus
2- 5 Quæ fecerit duobus principibus exercitus Israël
-32 Occidit... et Amasam filium Jether principem exercitus Juda
-35 Constituit rex Banaïam filium Joïadæ pro eo super exercitum
4- 4 Banaïas filius Joïadæ super exercitum
15-20 Misit principes exercitus sui in civitates Isr.
16-15 Porro exercitus obsidebat Gebbethon
18-15 Dixit Elias : Vivit Dominus exercituum
19-10 Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum
-14 Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum
20- 1 Rex Syriæ, congregavit omnem exercitum
-19 Ac reliquus exercitus sequebatur
-24 Amove reges singulos ab exercitu tuo
22-19 Vidi...omnem exercitum cœli assistentem ei
-34 Verte manum tuam, et ejice me de exercitu
-36 Et præco insonuit in universo exercitu
4 Reg. 3- 9 Nec erat aqua exercitui, et jumentis
-14 Vivit Dominus exercituum, in cujus conspectu sto
6-14 Misit ergo illuc equos et currus, et robur exercitus
-15 Vidit exercitum in circuitu civitatis
-24 Congregavit Benadad rex Syriæ universum exercitum suum
7- 6 Curruum, et equorum, et exercitus plurimi
9- 5 Ecce a. principes exercitus sedebant
11-15 Præcepit a. Joïada centurionibus qui erant super exercitum
19-31 Zelus Domini exercituum faciet hoc
24-14 Transtulit... et omnes fortes exercitus
25- 1 Venit... ipse et omnis exercitus ejus
- 5 Persecutus est exercitus Chaldæorum regem
- 8 Venit Nabuzardan princeps exercitus
-10 Muros... destruxit omnis exercitus Chaldæorum
-19 Sopher principem exercitus, qui probabat tyrones

1 Par. 11- 9 Et Dominus exercituum erat cum eo
-26 Porro fortissimi viri in exercitu
12-14 Hi de filiis Gad principes exercitus
-21 Et facti sunt principes in exercitu
-22 Usque dum fieret grandis numerus, quasi exercitus Dei
-23 Iste quoque est numerus principum exercitus
17- 7 Hæc dicit Dominus exercituum : Ego tuli te
-24 Dominus exercituum Deus Israel
18- 9 Percussisse videlicet David omnem exercitum Adarazer regis Soba
-15 Joab filius Sarviæ erat super exercitum
19- 8 Misit Joab, et omnem exercitum virorum
-18 Interfecit.. et Sophach exercitus principem
20- 1 Congregavit Joab exercitum, et robur militiæ
25- 1 David et magistratus exercitus segregaverunt
26-26 Tribuni, et centuriones, et duces exercitus
27- 3 Princeps cunctorum principum in exercitu
- 4 Macelloth, qui regebat partem exercitus
-34 Princeps autem exercitus regis erat Joab
28- 1 Robustissimos quosque in exercitu Jerusal.
2 Par. 8-10 Principes exercitus regis Salomonis
13-12 Ergo in exercitu nostro dux Deus est
-13 Ignorantem Judam suo ambiebat exercitu
14- 8 In exercitu suo portantium scuta
- 9 Egressus est..ZaraÆthiops cum exercitu suo
-13 Contriti sunt, et exercitu illius præliante
16- 4 Benadad misit principes exercituum suorum
- 7 Idcirco evasit Syriæ regis exercitus,
17-14 In Juda principes exercitus, Ednas dux
18-18 Vidi.. omnem exercitum cœli assistentem ei
20-21 Ut laudarent eum... et antecederent exercitum
23-14 Pontifex ad centurion. et principes exercitus
24-23 Ascendit contra eum exercitus Syriæ
25- 7 O rex, ne egrediatur tecum exercitus Israël
- 8 Si putas in robore exercitus bella consistere
-10 Separavit itaque Amasias exercitum
-13 At ille exercitus, quem remiserat Amasias
26-11 Fuit autem exercitus bellatorum ejus
-13 Universus exercitus, trecentorum et septem millium quingentorum
14 Præparavit quoque eis Ozias, id est, cuncto exercitui
28- 9 Qui egressus obviam exercitui venienti
32- 6 Constituitq. principes bellatorum in exercitu
- 9 Ipse e. cum universo exercitu obsidebat Lachis
-21 Percussit...principem exercitus regis Assyriorum
33- 5 Ædificavit a. ea cuncto exercitui cœli
-11 Idcirco superinduxit eis principes exercitus
-14 Constituitque principes exercitus in cunctis
2 Esdr. 9- 6 Tu fecisti... et omnem exercitum eorum
Et exercitus cœli te adorat
Judith. 1- 4 Quasi potens in potentia exercitus sui
2- 8 Cum his quæ exercitibus sufficerent copiose
-11 Profectus est ipse, et omnis exercitus
3-15 Adunari præcepit universum exercitum
4-13 Et in exercitu suo, et in clypeis suis
5- 9 Ut dinumerari eorum non posset exercitus
-13 Dum innumerabilis exercitus Ægyptiorum eos persequeretur
-27 Resistere regi Nabuchodonosor, et exercitibus ejus
7- 1 Altera die præcepit exercitibus suis
10-13 Ita ut non cadat vir unus de exercitu ejus
14-11 Universi majores exercitus regis Assyriorum
15- 1 Cumque omnis exercitus decollatum Holofernem audisset
Job. 29-25 Cumque sederem quasi rex, circumstante exercitu
39-25 Procul odoratur... et ululatum exercitus
Sap. 12- 8 Et misisti antecessores exercitus tui vespas
Isai. 1-24 Propter hoc ait Dominus Deus exercituum
2-12 Quia dies Domini exercituum super omnem superbum
3- 1 Ecce e. dominator Dominus exercituum
-15 Quare... et facies pauperum commolitis, dicit Dominus Deus exercituum
5- 7 Vinea e. Domini exercituum, domus Israël
- 9 In auribus meis sunt hæc, dicit Dominus exercituum
-16 Exaltabitur Dominus exercituum in judicio
-24 Abjecerunt enim legem Domini exercituum
6- 3 Sanctus, sanctus Dom. Deus exercituum
- 5 Regem Dominum exercituum vidi
8-13 Dominum exercituum ipsum sanctificate
-18 A Domino exercituum, qui habitat in monte Sion
9- 7 Zelus Domini exercituum faciet hoc
-13 Et Dominum exercituum non inquisierunt

Isai. 9-19 In ira Domini exercituum conturbata est terra
10-16 Propter hoc mittet dominator Dom. exercituum
-23 Deus exercituum faciet in medio om. terræ
-24 Hæc dicit Dominus Deus exercituum
-26 Suscitabit super eum Dominus exercituum flagellum
-33 Ecce dominator Dom. exercituum confringet
13- 4 Dominus exercituum præcepit militiæ belli
-13 Propter indignationem Domini exercituum
14-22 Consurgam super eos, dicit Dominus exercituum
-23 Scopabo eam... dicit Dominus exercituum
-24 Juravit Dominus exercituum, dicens :
-27 Dominus enim exercituum decrevit
17- 3 Sicut gloria filiorum Israel erunt : dicit Dominus exercituum
18- 7 Deferetur munus Domino exercituum
Ad locum nominis Domini exercituum
19- 4 Dominabitur eorum, ait Dom. exercituum
-12 Quid cogitaverit Dominus exercituum
-16 Timebunt a facie commotionis manus Domini exercituum
-17 Pavebit a facie consilii Domini exercituum
-18 Et jurantes per Dominum exercituum
-20 Erit... in testimonium Domino exercituum
-25 Cui benedixit Dominus exercituum, dicens :
21-10 Quæ audivi a Domino exercituum Deo Isr.
22- 5 Dies enim... et fletuum, Domino Deo exercituum
-12 Vocabit Dominus Deus exercituum in die
-14 Revelata est... vox Domini exercituum
Dicit Dominus Deus exercituum
-15 Hæc dicit Dominus Deus exercituum
-25 In die illa dicit Dominus exercituum
23- 9 Dominus exercituum cogitavit hoc
24-23 Cum regnaverit Dominus exercituum in monte Sion
25- 6 Et faciet Dom. exercituum omnibus populis
28- 5 Erit Dominus exercituum corona gloriæ
-22 Abbreviationem audivi a Domino Deo exercituum
-29 Et hoc a Domino Deo exercituum exivit
29- 6 A Domino exercituum visitabitur
31- 4 Sic descendet Dominus exercituum
- 5 Sic proteget Dom. exercituum Jerusalem
37-16 Domine exercituum, Deus Israël, qui sedes
-32 Zelus Domini exercituum faciet istud
39- 5 Audi verbum Domini exercituum
44- 6 Et redemptor ejus Dominus exercituum
45-13 Neque in muneribus, dicit Dom. Deus exercituum
47- 4 Redemptor noster, Do. exercituum nomen
48- 2 Dominus exercituum nomen ejus
51-15 Dominus exercituum nomen meum
54- 5 Dominus exercituum nomen ejus
Jerem. 2-19 Vide, quia malum... dicit Dominus Deus exercituum
3-19 Tribuam tibi... hæreditatem præclaram exercituum gentium
5-14 Hæc dicit Dominus Deus exercituum
6- 6 Quia hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Hæc dicit Dominus exercituum
7- 3 Hæc dicit Dominus exercituum Deus
-21 Hæc dicit Dominus exercituum Deus
8- 3 Ad quæ ejeci eos, dicit Dom. exercituum
9- 7 Propterea hæc dicit Dom. exercituum
-15 Idcirco hæc dicit Dominus exercituum
-17 Hæc dicit Dom. exercituum, Deus Israël
10-16 Dominus exercituum nomen illi
11-17 Et Dominus exercituum qui plantavit te
-22 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
15-16 Invocatum est nomen tuum super me, Domine Deus exercituum
16- 9 Quia hæc dicit Dominus exercituum Deus
19- 3 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-11 Hæc dicit Dominus exercituum
-15 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
20-12 Et tu, Domine exercituum, probator justi
23-15 Dicit Dominus exercituum ad prophetas
-16 Hæc dicit Dominus exercituum
-36 Pervertistis verba... Domini exercituum
25- 8 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
-15 Quia sic dicit Dominus exercituum
-27 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israel
-28 Hæc dicit Dominus exercituum
-29 Gladium e. ego voco.. dicit Dom. exercituum
-32 Hæc dicit Dominus exercituum
26-18 Hæc dicit Dominus exercituum
27- 4 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-18 Occurrant Domino exercituum
-19 Quia hæc dicit Dominus exercituum
-21 Quia hæc dicit Dominus exercituum Deus
28- 2 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israel

Jerem. 28-14 Quia hæc dicit Dominus exercituum Deus
29- 4 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israel
- 8 Hæc enim dicit Dominus exercituum
-17 Hæc dicit Dominus exercituum
-21 Hæc dicit Dominus exercituum
-25 Hæc dicit Dominus exercituum
30- 8 Erit in die illa, ait Dominus exercituum
31-23 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-35 Dominus exercituum nomen illi
32- 2 Tunc exercitus regis Babyl. obsidebat Jerus.
-14 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israel
-15 Hæc e. dicit Dominus exercituum, Deus Isr.
-18 Dominus exercituum nomen tibi
33-11 Confitemini Domino exercituum
-12 Hæc dicit Dominus exercituum
34- 1 Rex Babylonis, et omnis exercitus ejus
- 7 Et exercitus regis Babylonis pugnabat
-21 Et in manus exercituum regis Babylonis
35-11 Ingrediamur Jerusalem a facie exercitus Chaldæorum, et a facie exercitus Syriæ
-13 Hæc dicit Dom. exercituum, Deus Israël
-17 Idcirco hæc dicit Dominus exercituum
-18 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-19 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
37- 4 Igitur exercitus Pharaonis egressus est de Ægypto
- 6 Ecce exercitus Pharaonis, qui egressus est
- 9 Si percusseritis omnem exercitum Chald.
-10 Ergo cum recessisset exercitus Chaldæorum ab Jerus. propter exercitum Pharaonis
38- 3 Tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis
-17 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
39- 1 Venit... et omnis exercitus ejus ad Jerus.
- 5 Persecutus est a. eos exercitus Chaldæorum
-16 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
40- 7 Cumq. audissent omnes principes exercitus
-13 Filius Caree, et omnes principes exercitus
42-15 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-18 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
43-10 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
44- 2 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
46- 2 Adversum exercitum Pharaonis Nechao
-10 Dies autem ille Domini Dei exercituum
Victima enim Domini Dei exercituum
-18 Dominus exercituum nomen ejus
-22 Quoniam cum exercitu properabunt
-25 Dixit Dominus exercituum, Deus Israël
48- 1 Ad Moab hæc dicit Dominus exercituum
-15 Ait rex, Dominus exercituum nomen ejus
49- 5 Ait Dominus Deus exercituum
- 7 Hæc dicit Dominus exercituum
-35 Hæc dicit Dominus exercituum
50-18 Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-25 Quoniam opus est Domino Deo exercituum
-34 Dominus exercituum nomen ejus
51- 5 Non fuit viduatus Israël et Juda a Deo suo Domino exercituum
-14 Juravit Dom. exercituum per animam suam
-19 Dominus exercituum nomen ejus
-57 Dominus exercituum nomen ejus
52- 4 Venit... ipse et omnis exercitus ejus
- 8 Persecutus est a. Chald. exercitus regem
-14 Murum.. destruxit, cunctus exercitus Cha.
Ezech. 14-11 Ego sim eis in Deum, ait Dom. exercituum
17-17 Non in exercitu grandi, neque in populo
27-10 Et Libyes erant in exercitu tuo viri
-11 Filii Aradii cum exercitu tuo erant
29-18 Rex Babylonis servire fecit exercitum suum
Neque exercitui ejus de Tyro, pro servitute
-19 Et erit merces exercitui illius
30- 6 Cadent in ea, ait Dominus Deus exercituum
32-29 Cum exercitu suo cum interfectis gladio
-31 Pharao, et omnis exercitus ejus
36-23 Quia ego Dom., ait Dominus exercituum
37-10 Steteruntque super pedes suos exercitus grandis nimis valde
38- 4 Educam te, et omnem exercitum tuum
-15 Cœtus magnus, et exercitus vehemens
-22 Super eum, et super exercitum ejus
Dan. 3-20 Et viris fortissimis de exercitu suo jussit
11- 7 Et veniet cum exercitu, et ingredietur
-10 Et congregabunt multitudinem exercituum
-13 Veniet properans cum exercitu magno
-25 Adversus regem Austri in exercitu magno
-26 Exercitusque ejus opprimetur
Osee. 12- 5 Et Dominus Deus exercituum
Joel. 2-11 Dedit vocem suam ante faciem exercitus sui
Amos. 4-13 Dominus Deus exercituum nomen ejus
5-14 Erit Dominus Deus exercituum vobiscum
-15 Si forte misereatur Dom. Deus exercituum
-16 Hæc dicit Dominus Deus exercituum
-27 Dicit Dom., Deus exercituum nomen ejus
6- 8 Dicit Dominus Deus exercituum
-15 Dicit Dominus Deus exercituum

Amos. 9- 5 Domin. Deus exercituum, qui tangit terram
Abdiæ. -11 Quando capiebant alieni exercitum ejus
-13 Non emitteris adversus exercitum ejus
-20 Et transmigratio exercitus hujus
Mich. 4- 4 Quia os Domini exercituum locutum est
Nahum. 2- 3 Viri exercitus in coccineis
-13 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum
3- 5 Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum
Habac. 2-13 Numquid non hæc sunt a Do. exercituum ?
Soph. 2- 9 Propterea vivo ego, dicit Dominus exercituum, Deus Israël
-10 Magnificati sunt super populum Domini exercituum
Aggæi. 1- 2 Hæc ait Dominus exercituum, dicens
- 5 Et nunc hæc dicit Dominus exercituum
- 7 Hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Quam ob causam, dicit Dominus exercituum
-14 Faciebant opus in domo Domini exercituum
2- 5 Confortare... dicit Dominus exercituum
Ego vobiscum sum, dicit Dom. exercituum
- 7 Quia hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Meum est aurum, dicit Dom. exercituum
-10 Magna erit gloria... dicit Dom. exercituum
Dabo pacem, dicit Dominus exercituum
-12 Hæc dicit Dominus exercituum
-24 In die illa, dicit Dominus exercituum
Quia te elegi, dicit Dominus exercituum
Zach. 1- 3 Hæc dicit Dominus exercituum
Convertimini ad me, ait Dom. exercituum
Et convertar ad vos, dicit Dom. exercituum
- 4 Hæc dicit Dominus exercituum
- 6 Sicut cogitavit Dominus exercituum facere
-12 Domine exercituum, usquequo tu non misereberis Jerusalem
-14 Hæc dicit Dominus exercituum
-16 Ædificabitur in ea, ait Dominus exercituum
-17 Hæc dicit Dominus exercituum
2- 8 Quia hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Quia Dominus exercituum misit me
-11 Et scies quia Dominus exercituum misit me
3- 7 Hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Cælabo sculpturam ejus, ait Do. exercituum
-10 In die illa, dicit Dominus exercituum
4- 6 Non in exercitu, nec in robore, sed in spiritu meo, dicit Dominus exercituum
- 9 Dominus exercituum misit me ad vos
5- 4 Educam illud, dicit Dominus exercituum
6-12 Hæc ait Dominus exercituum, dicens
-15 Dominus exercituum misit me ad vos
7- 3 Ut dicerent sacerdotibus domus Domini exercituum
- 4 Factum est verbum Domini exercituum
- 9 Hæc ait Dominus exercituum, dicens
-12 Et verba quæ misit Dominus exercituum
Indignatio magna a Domino exercituum
-13 Non exaudiam, dicit Dominus exercituum
8- 1 Factum est verbum Domini exercituum
- 2 Hæc dicit Dominus exercituum
- 3 Hæc dicit Dominus exercituum
Mons Dom. exercituum, mons sanctificatus
- 4 Hæc dicit Dominus exercituum
- 6 Hæc dicit Dominus exercituum
Numquid in oculis meis difficile erit, dicit Dominus exercituum ?
- 7 Hæc dicit Dominus exercituum
- 9 Qua fundata est domus Domini exercituum
-11 Ego faciam reliquiis populi hujus, dicit Dominus exercituum
-14 Quia hæc dicit Dominus exercituum
-18 Factum est verbum Domini exercituum
-19 Hæc dicit Dominus exercituum
-20 Hæc dicit Dominus exercituum
-21 Et quæramus Dominum exercituum
-22 Ad quærendum Dominum exercituum
-23 Hæc dicit Dominus exercituum
9-15 Dominus exercituum proteget eos
10- 3 Quia visitavit Dominus exercituum gregem
12- 5 In Domino exercituum Deo eorum
13- 2 Et erit in die illa, dicit Dominus exercituum
- 7 Dicit Dominus exercituum : percute
14-16 Ut adorent Regem, Dominum exercituum
-17 Ut adoret Regem, Dominum exercituum
-21 In Juda sanctificatus Domino exercituum
In domo Domini exercituum in die illo
Malac. 1- 4 Hæc dicit Dominus exercituum
- 6 Ubi est timor meus? dicit Dom. exercituum
- 8 Si susceperit faciem t. dicit Dom. exercituum
- 9 Suscipiat facies vestras, dicit Dominus exercituum
-10 Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dominus exercituum
-11 Magnum est nomen meum in gentibus, dicit Dominus exercituum
-13 Exsufflastis illud, dicit Dominus exercituum
-14 Rex magnus ego, dicit Dominus exercituum
Malac. 2- 2 Ut detis gloriam nomini meo, ait Dominus exercituum
- 4 Ut esset pactum meum cum Levi, dicit Dominus exercituum
- 7 Quia Angelus Domini exercituum est
- 8 Irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus exercituum
-12 Et offerentem munus Domino exercituum
-16 Dicit Dominus exercituum : custodite
3- 1 Ecce venit, dicit Dominus exercituum
- 5 Nec timuerunt me, dicit Dom. exercituum
- 7 Revertar ad vos, dicit Dominus exercituum
-11 Nec erit sterilis vinea in agro, dicit Dominus exercituum
-12 Eritis enim vos terra desiderabilis, dicit Dominus exercituum
-14 Ambulavimus tristes coram D. exercituum
-17 Et erunt mihi, ait Dominus exercituum
4- 1 Et inflammabit eos.. dicit Dom. exercituum
- 3 Ego facio, dicit Dominus exercituum
1 Mac. 1- 4 Congregavit... exercitum fortem nimis
2-31 Et exercitui, qui erat in Jerusalem civitate
-44 Et collegerunt exercitum, et percusserunt
3-13 Audivit Seron princeps exercitus Syriæ
-17 Ut autem viderunt exercitum venientem
-19 Non in multitudine exercitus victoria belli,
-23 Contritus est Seron, et exercitus ejus
-27 Congregavit exercitum universi regni
-28 Et dedit stipendia exercitui in annum
-34 Et tradidit ei medium exercitum
-35 Et ut mitteret ad eos exercitum
-37 Rex assumpsit partem exercitus residui
-41 Et additi sunt ad eos exercitus Syriæ
-42 Et exercitus applicabant ad fines eorum
4- 3 Percutere virtutem exercituum regis
- 4 Adhuc enim dispersus erat exercitus
- 9 Cum sequeretur eos Pharao cum exercitu
-10 Et conteret exercitum istum ante faciem
-16 Reversus est Judas, et exercitus ejus
-18 Gorgias, et exercitus ej. prope nos in monte
-21 Et exercitum in campo paratum ad prælium
-30 Et viderunt exercitum fortem, et oravit
-31 Conclude exercitum istum in manu populi
Confundantur in exercitu suo et equitibus
-34 Ceciderunt de exercitu Lysiæ quinque millia
-37 Et congregatus est omnis exercitus
-61 Et collocavit illic exercitum
5-11 Timotheus est dux exercitus eorum
-18 Reliquit Josephum... cum residuo exercitu
-27 Constituerunt admovere exercitum civitatibus his
-28 Et convertit Judas, et exercitus ejus
-32 Et dixit exercitui suo : Pugnate hodie
-37 Congregavit Timotheus exercitum alium
-38 Et misit Judas speculari exercitum
Exercitus multus nimis
-40 Ait Timotheus principibus exercitus sui
Cum appropinquav. Judas, et exercitus ejus
-45 Congregavit... et exercitum magnum valde
-58 Præcepit his qui erant in exercitu suo
6-28 Convocavit... et principes exercitus sui
-29 Venerunt ad eum exercitus conductitii
-30 Erat numerus exercitus ejus, centum millia
-33 Et concitavit exercitus in impetum
Et comparaverunt se exercitus in prælium
-38 Tubis exercitum commovere, et perurgere
-40 Et distincta est pars exercitus regis
-41 Erat enim exercitus magnus valde, et fortis
-42 Appropiavit Judas, et exercitus ejus in prælium
Et ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri
-47 Videntes... et impetum exercitus ejus
-56 Et exercitus qui abierat cum ipso
-57 Dicere ad regem, et duces exercitus
7- 2 Comprehendit exercitus Antiochum et Lysiam
- 4 Et occidit eos exercitus
-10 Venerunt cum exercitu magno in terram Juda
-11 Quia venerunt cum exercitu magno
-27 Venit Nicanor in Jer. cum exercitu magno
-32 Et ceciderunt de Nicanoris exercitu
-35 Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus
-38 Fac vindictam in homine isto, et exercitu ej.
-39 Et occurrit illi exercitus Syriæ
-42 Sic contere exercitum istum in conspectu nostro hodie
-43 Et commiserunt exercitus prælium
-44 Ut autem vidit exercitus ejus quia cecidisset
8- 6 Exercitum magnum valde, contritum ab eis
9- 1 Cecidit Nicanor et exercitus ejus in prælio
- 3 Applicuerunt exercitum ad Jerusalem
- 6 Et viderunt multitudinem exercitus
- 7 Vidit Judas quod defluxit exercitus suus
-11 Et movit exercitus de castris
1 Mac. 9-11 Et sagittarii præibant exercitum
-13 Commota est terra a voce exercituum
-14 Quod firmior est pars exercitus Bacchidis
-34 Venit ipse, et omnis exercitus ejus, trans Jordanem
-60 Surrexit ut veniret cum exercitu multo
10- 2 Et congregavit exercitum copiosum valde
- 6 Dedit ei potestatem congregandi exercitum
- 8 Dedit ei rex potestatem congregandi exercitum
-21 Congregavit exercitum, et fecit arma
-36 Ascribantur ex Judæis in exercitu regis
Ut oportet omnibus exercitibus regis
-48 Congregavit rex Alexander exercitum magnum
-49 Et fugit exercitus Demetrii
-69 Et congregavit exercitum magnum
-73 Quomodo poteris sustinere equitatum et exercitum tantum in campo
-77 Admovit tria millia equitum, et exercitum multum
-82 Et ejecit Simon exercitum suum
11- 1 Et rex Ægypti congregavit exercitum
-15 Et produxit Ptolemæus rex exercitum
-38 Dimisit totum exercitum suum
Excepto peregrino exercitu, quem contraxit
Et inimici erant ei omnes exercitus
-39 Vidit quoniam omnis exercitus murmurabat
-40 Enuntiavit ei... et inimicitias exercituum ej.
-43 Quia discessit omnis exercitus meus
-55 Et congregati sunt ad eum omnes exercitus
-60 Et congregatus est ad eum omnis exercitus
-63 In Cades, quæ est in Galilæa, cum exercitu multo
-70 Filius Calphi, princeps militiæ exercitus
12-24 Regressi sunt principes Demetrii cum exercitu multo
-42 Quia venit Jonathas cum exercitu multo
-43 Et præcepit exercitibus suis ut obedirent ei
-45 Tradam eam tibi, et reliqua præsidia, et exercitum
-46 Et dimisit exercitum, et abierunt
-49 Et misit Tryphon exercitum et equites
13- 1 Quod congregavit Tryphon exercitum copiosum
-11 Misit... et cum eo exercitum novum :
-12 Movit Tryphon a Ptolemaïda cum exercitu multo
14- 1 Congregavit rex Demetrius exercitum suum
15- 3 Et electam feci multitudinem exercitus
-10 Et convenerunt ad eum omnes exercitus
-12 Congregata sunt mala in eum, et reliquit eum exercitus
-38 Et exercitum peditum et equitum dedit illi
-41 Collocavit illic equites et exercitum
16- 5 Et ecce exercitus copiosus in obviam illis
-18 Ut mitteret ei exercitum in auxilium
2 Mac. 1-13 Et cum ipso immensus exercitus cecidit
3-35 Recepto exercitu, repedabat ad regem
4-22 Et inde in Phœnicen exercitum convertit
5-24 Cum exercitu viginti et duobus millibus
8-24 Majorem autem partem exercitus Nicanoris... fugere compulerunt
-35 Infelicitatem de interitu sui exercitus consecutus
9- 9 Odore etiam illius et fœtore exercitus gravaretur
-23 In locis superioribus ducebat exercitum
10-24 Convocato exercitu peregrinæ multitudinis
12-27 Movit exercitum ad Ephron civitatem
-38 Judas autem collecto exercitu venit
13-13 Prius quam rex admoveret exercitum ad Judæam
-14 Circa Modin exercitum constituit
-21 Rhodocus quidam de Judaico exercitu
15-20 Cum... atque exercitus esset ordinatus
Matth. 22- 7 Et missis exercitibus suis, perdidit
Luc. 21-20 Cum a. videritis circumdari ab exercitu Jer.
23-11 Sprevit a. illum Herodes cum exercitu suo
Act. 23-27 Superveniens cum exercitu eripui
Apoc. 9-16 Numerus equestris exercitus vicies millies
19-14 Et exercitus qui sunt in cœlo, sequebantur
-19 Vidi... et exercitus eorum congregatos
Sedebat in equo, et cum exercitu ejus

EXERRO.

Sap. 12- 2 Ideoque eos, qui exerrant, partibus corripis
2 Mac. 2- 2 Et ut non exerrarent mentibus

EXFORNICATUS.

Judæ. - 7 Finitimæ civitates simili modo exfornicatæ

EXHALO.

Thren. 2-12 Cum exhalarent animas suas in sinu matrum

EXHAURIO.

Num. 5-24 Dabit ei bibere. Quas cum exhauserit,
Prov. 20- 5 Sed homo sapiens exhauriet illud
*Jerem.*48-12 Sternent eum, et vasa ejus exhaurient
Hebr. 9-28 Oblatus est ad multorum exhaurienda peccata

EXHIBEO.

2 Reg. 12- 4 Ut exhiberet convivium peregrino illi
Tobiæ. 1-20 Occisis sepulturam sollicitus exhibebat
10-13 Et se ipsam irreprehensibilem exhibere
*2 Mac.*14-30 Consuetum occursum ferocius exhibentem
*Matth.*26-53 Exhibebit mihi modo plus quam duodecim
Act. 28- 7 Qui nos suscipiens triduo benigne exhibuit
Rom. 6-13 Neque exhibeatis membra vestra arma
Exhibete vos Deo, tanquam ex mortuis viventes
-16 Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos
-19 Sicut enim exhibuistis membra vestra
Ita nunc exhibete membra vestra servire
12- 1 Ut exhibeatis corpora vestra hostiam
2 Cor. 6- 4 Sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos
7-11 In omnibus exhibuistis vos incontaminatos
11- 2 Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo
Ephes. 5-27 Ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam
Colos. 1-22 Exhibere vos sanctos, et immaculatos
-28 Ut exhibeamus omnem hominem perfectum
2 Tim. 2-15 Cura te ipsum probabilem exhibere Deo

EXHILARO.

Psal. 103-15 Ut exhilaret faciem in oleo:
Prov. 15-13 Cor gaudens exhilarat faciem
Eccli. 36-24 Species mulieris exhilarat faciem viri sui

EXHONORO.

Eccli. 10-16 Propterea exhonoravit Dominus conventus malorum
-23 Semen hominum hoc exhonorabitur
-32 Quis honorificabit exhonorantem animam suam?
Jacob. 2- 6 Vos autem exhonorastis pauperem

EXHORREO.

Job. 19-17 Halitum meum exhorruit uxor mea
Sap. 12- 3 Inhabitatores terræ sanctæ tuæ, quos exhorruisti

EXHORTATIO.

Judith. 4-15 Ad hanc igitur exhortationem ejus
Job. 39-25 Odoratur bellum, exhortationem ducum,
*2 Mac.*15-11 Sed sermonibus optimis, et exhortationibus
Act. 13-15 Si quis est in vobis sermo exhortationis
1 Cor. 14- 3 Loquitur ad ædificationem, et exhortationem, et consolationem
2 Cor. 1- 4 Per exhortationem, qua exhortamur et ipsi
- 6 Sive exhortamur pro vestra exhortatione
8- 4 Cum multa exhortatione obsecrantes nos
-17 Quoniam exhortationem quidem suscepit
1 Thes. 2- 3 Exhortatio enim nostra non de errore
1 Tim. 4-13 Attende lectioni, exhortationi

EXHORTOR.

Deut. 1-38 Hunc exhortare et robora, et ipse sorte...
2 Reg. 11-25 Ut destruas eam, et exhortare eos
Baruc. 4-30 Exhortatur enim te, qui te nominavit
1 Mac. 5-53 Et exhortabatur populum per totam viam
*2 Mac.*12-31 Et exhortati etiam de cætero erga genus
13-14 Exhortatus suos ut fortiter dimicarent
15-17 Exhortati itaque Judæ sermonibus bonis
Luc. 3-18 Et alia exhortans evangelizabat populo
Act. 2-40 Testificatus est, et exhortabatur eos, dicens
14-21 Exhortantesque ut permanerent in fide
18-27 Exhortati fratres, scripserunt discipulis
20- 1 Et exhortatus eos, valedixit, et profectus est
- 2 Cum...exhortatus eos fuisset multo sermone
Rom. 12- 8 Qui exhortatur in exhortando
1 Cor. 14-31 Ut omnes discant, et omnes exhortentur
2 Cor. 1- 4 Qua exhortamur et ipsi a Deo
- 6 Sive exhortamur pro vestra exhortatione
5-20 Tanquam Deo exhortante per nos
6- 1 Exhortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis
13-11 Gaudete, perfecti estote, exhortamini
1 Thes. 3- 2 Ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra
2 Thes. 2-16 Exhortetur corda vestra, et confirmet
1 Tim. 6- 2 Hæc doce, et exhortare
Tit. 1- 9 Ut potens sit exhortari in doctrina sana
2-15 Hæc loquere, et exhortare

EXIGO.

Gen. 31-39 Quidquid furto peribat, a me exigebas
Levit. 25-37 Frugum superabundantiam non exiges
Deut. 15- 3 A peregrino et advena exiges
19-21 Manum pro manu, pedem pro pede exiges
4 Reg. 23-35 Unumquemque juxta vires suas exegit
2 Esdr. 5- 7 Usuras-ne singuli a fratribus vestris exigitis
-11 Quam exigere soletis ab eis, date pro illis
Job. 11- 6 Quod multo minora exigaris ab eo
*2 Mac.*15-40 Legentibus, si semper exactus sit sermo
Luc. 19-23 Cum usuris utique exegissem illam

EXIGUUS.

Tobiæ. 4- 9 Si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertiri stude
Sap. 2- 1 Exiguum, et cum tædio est tempus vitæ
6- 7 Exiguo enim conceditur misericordia
7- 9 In comparatione illius, arena est exigua
9- 5 Homo infirmus, et exigui temporis,
14- 5 Et exiguo ligno credunt homines animas suas
16-27 Statim ab exiguo radio solis calefactum tabescebat
Eccli. 6-20 In opere enim ipsius exiguum laborabis
18- 8 Sicut calculus arenæ, sic exigui anni in die ævi
20-15 Exigua dabit, et multa improperabit
31-22 Sufficiens est homini erudito vinum exiguum
Isai. 40-15 Ecce insulæ quasi pulvis exiguus
Act. 27-20 Et tempestate non exigua imminente

EXILIO.

Tobiæ. 2- 3 Statimque exiliens de accubitu suo
9- 8 Et exiliens, osculati sunt se invicem
10- 7 Sed quotidie exiliens circumspiciebat
*Judith.*14-15 Et exiliit foras ad populum
Esth. 15-11 Festinus ac metuens exilivit de solio
Eccli. 36-28 Exiliens de civitate in civitatem
Dan. 13-39 Et apertis ostiis exilivit
Joel 2- 5 Super capita montium exilient
Marc. 10-50 Projecto vestimento suo exiliens, venit ad eum
Act. 3- 8 Et exiliens stetit, et ambulabat
Ambulans, et exiliens, et laudans Deum
14- 9 Et exilivit, et ambulabat
-13 Exilierunt in turbas clamantes

EXILIUM.

1 Esdr. 7-26 Sive in mortem, sive in exilium

EXIMIA.

Sap. 14-18 Provexit a... artificis eximia diligentia

EXIMO.

*Matth.*26-51 Extendens manum, exemit gladium suum

EXINANIO.

Psal. 74- 9 Verumtamen fæx ejus non est exinanita
136- 7 Exinanite, exinanite usque ad fundamentum
Eccli. 13- 8 Donec te exinaniat bis, et ter
Rom. 4-14 Exinanita est fides, abolita est promissio
Philip. 2- 7 Sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens.

EXINDE.

Gen. 40-20 Exinde dies tertius natalitius Pharaonis erat
Judic. 11-39 Exinde mos increbuit in Israel
Matth. 4-17 Exinde cœpit Jesus prædicare, et dicere
16-21 Exinde cœpit Jesus ostendere Discipulis suis
26-16 Exinde quærebat opportunitatem
Joan. 19-12 Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum
Act. 13-21 Et exinde postulaverunt regem
1 Cor. 12-28 Exinde gratias curationum, opitulationes

EXISTIMO.

Tobiæ. 9- 1 Quem quidem hominem existimabat
Judith. 6- 5 Si prophetiam tuam veram existimas
Psal. 49-21 Existimasti inique quod ero tui similis
72-16 Existimabam ut cognoscerem hoc
Isai. 10- 7 Cor ejus non ita existimabit
Baruc. 6-63 Neque existimandum est, neque dicendum
1 Mac. 5-61 Existimantes fortiter se facturos
2 Mac. 5-21 Regressus est, existimans se præ superbia
7-19 Tu a. ne existimes tibi impune futurum
8-35 Ab his quos nullos existimaverat
11- 2 Existimans se civitatem quidem captam gentibus habitaculum facturum
14-14 Prosperitates rerum suarum existimantes
Luc. 2-44 Existimantes autem illum esse in comitatu
3-15 Existimante a. populo, et cogitantibus omnibus
19-11 Et quia existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur
24-37 Conterriti, existimabant se spiritum videre
Joan. 20-15 Illa existimans quia hortulanus esset
Act. 7-25 Existimabat autem intelligere fratres
8-20 Donum Dei existimasti pecunia possideri
12- 9 Existimabat autem se visum videre
14-18 Existimantes eum mortuum esse
Act. 26- 9 Et ego quidem existimaveram
28- 6 At illi existimabant eum in tumorem convertendum
Rom. 2- 3 Existimas autem hoc, o homo, qui judicas
6-11 Ita et vos existimate, vos mortuos quidem
8-18 Existimo enim quod non sunt condignæ
14-14 Nisi ei qui existimat quid commune esse
1 Cor. 4- 1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi
7-26 Existimo ergo hoc bonum esse
-36 Si quis autem turpem se videri existimat
8- 2 Si quis autem se existimat scire aliquid
10-12 Qui se existimat stare, videat ne cadat.
2 Cor. 9- 5 Necessarium ergo existimavi rogare fratres
10- 2 Existimor audere, in quosd., qui arbitrantur
9 Ut a. non existimer tanquam terrere vos
11- 5 Existimo enim nihil me minus fecisse
12- 6 Ne quis me existimet supra id quod videt
Galat. 6- 3 Nam si quis existimat se aliquid esse.
Philip. 1-17 Existimantes pressuram se suscitare
2-25 Necessarium autem existimavi
3- 8 Existimo omnia detrimentum esse
2 Thes. 3-15 Nolite quasi inimicum existimare
1 Tim. 1-12 Quia fidelem me existimavit
6- 5 Existimantium quæstum esse pietatem.
Hebr. 4- 1 Ne forte..existimetur aliquis ex vobis deesse
Jacob. 1- 2 Omne gaudium existimate, fratres mei
2 Petr. 2-13 Voluptatem existimantes diei delicias
3- 9 Non tardat Dominus promissionem suam, sicut quidam existimant

EXISTO.

Num. 21- 1 Victor existens, duxit ex eo prædam
Deut. 18-19 Qui... audire noluerit, ego ultor existam
Galat. 1-14 Abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum

EXITIUM.

2 Mac. 5- 8 In exitium sui conclusus ab Areta Arabum..

EXITUS.

Exod. 23-16 Solemnitatem quoque in exitu anni
Deut. 33-18 Lætare, Zabulon, in exitu tuo, et Issachar
Josue. 15- 7 Et erunt exitus ejus ad fontem Rogel
17- 9 Et exitus ejus pergit ad mare
18-14 Suntque exitus ejus in Cariathbaal
-19 Suntque exitus contra linguam maris
19-22 Eruntque exitus ejus Jordanis
-29 Eruntque exitus ejus in mare de funiculo Achziba
Ruth. 3-18 Donec videamus quem res exitum habeat
1 Reg. 29- 6 Et exitus tuus, et introitus tuus mecum est
2 Reg. 3-25 Sciret exitum tuum, et introitum tuum
Psal. 64- 9 Exitus matutini et vespere delectabis
67-21 Domini Domini exitus mortis
73- 5 Non cognoverunt sicut in exitu super summum
106-33 Posuit... et exitus aquarum in sitim
-35 Posuit... et terram sine aqua in exitus aquarum
113- 1 In exitu Israël de Ægypto, domus Jacob
118-136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei
120- 8 Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum
Sap. 3- 2 Æstimata est afflictio exitus illorum
7- 6 Unus ergo introitus est... et similis exitus
11-14 Admirantes in finem exitus
Eccli. 25-34 Non des aquæ tuæ exitum, nec modicum
33-24 In tempore exitus tui distribue hæreditatem
38-24 Consolare illum in exitu spiritus sui
40- 1 A die exitus de ventre matris eorum
43- 2 Sol in aspectu annuntians in exitu
*Ezech.*27-33 Quæ in exitu negotiationum tuarum
43-11 Figuram domus, et fabricæ ejus exitus, et introitus
44- 5 Pones cor... per omnes exitus sanctuarii
Dan. 9 -25 Ab exitu sermonis, ut iterum ædificetur
Abdiæ. -14 Neque stabis in exitibus ut interficias eos
Mich. 1-11 Non est egressa quæ habitat in exitu
*2 Mac.*13-13 Et Domini judicio committere exitum rei
*Matth.*22- 9 Ite ergo ad exitus viarum
Hebr. 13- 7 Quorum intuentes exitum conversationis
Jacob. 5-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali

EXOLVO.

1 Reg. 6- 8 Vasa aurea, quæ exolvistis ei pro delicto
*Judith.*13- 8 Pugionem ejus, qui in ea ligatus pendebat, exolvit
Psal. 68- 5 Quæ non rapui, tunc exolvebam
2 Mac. 7-36 Justas superbiæ tuæ pœnas exolves

EXORATIO.

Eccli. 16-12 Potens exoratio, et effundens iram

EXORCISTÆ.

Judæi ante Christum habebant suos exor-

cistas, ut præter hunc locum patet ex illo Matth. 12-27 : Filii vestri in quo ejiciunt?
Act. 19-13 Et de circumeuntibus Judæis exorcistis

EXORDIUM.

2Esdr. 12-45 Ab exordio erant principes constituti cantorum
Esth. 1- 2 Susan civitas regni ejus exordium fuit
Isai. 41- 4 Quis hæc... fecit, vocans generationes ab exordio?
-26 Quis annuntiavit ab exordio ut sciamus
46-10 Annuntians ab exordio novissimum
Ezech. 40- 1 In exordio anni, decima mensis
Dan. 9-23 Ab exordio precum tuarum egressus est sermo
Hebr. 5-12 Ut vos doceamini quæ sint elementa exordii

EXORO.

2Esdr. 10-33 Ut exoretur pro Israël, et in omnem usum
Eccli. 3- 4 Exorabit pro peccatis, et continebit se
7-10 Exorare, et facere eleemosyn. ne despicias
16- 8 Non exoraverunt pro peccatis suis
28- 5 Quis exorabit pro delictis illius?
29-15 Hæc pro te exorabit ab omni malo
2 Mac. 3-33 Cumque summus sacerdos exoraret
12-46 Salubris est cogitatio pro defunctis exorare

EXORS.

Sap. 2- 9 Nemo nostrum exors sit luxuriæ nostræ

EXORTUS, A, UM.

Levit. 13-42 Sin... albus vel rufus color fuerit exortus
1 Reg. 14-19 Tumultus magnus exortus est in castris
Psal. 91- 8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fœnum
111- 4 Exortum est in tenebris lumen rectis
1 Mac. 9-23 Et exorti sunt omnes qui operabantur iniq.
Matth. 13- 5 Et continuo exorta sunt
Marc. 4- 5 Et statim exortum est
- 6 Et quando exortus est sol, exæstuavit
Luc. 8- 7 Et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud
Jacob. 1-11 Exortus est enim sol cum ardore

EXOSSO.

Jerem. 50-17 Iste novissimus exossavit eum

EXOSUS.

2 Reg. 13-15 Et exosam eam habuit Amnon odio
Tobiæ. 1-18 Et filios Israel exosos haberet in conspectu
Prov. 1-29 Eo quod exosam habuerint disciplinam
Osee. 9-15 Quia ibi exosos habui eos

EXPANDO.

Exod. 25-20 Latus propitiatorii tegant expandentes alas
40-17 Et expandit tectum super tabernaculum
Deut. 22-17 Expandent vestimentum coram senioribus
32-11 Super eos volitans, expandit alas suas
Judic. 8-25 Expandentesque super terram pallium
Ruth. 3- 9 Expande pallium tuum super famulam t.
-15 Expande, inquit, pallium tuum quo operiris
2 Reg. 17-19 Et expandit velamen super os putei
3 Reg. 8- 7 Siquidem cherubim expandebant alas
-22 Et expandit manus suas in cœlum
-38 Et expanderit manus suas in domo hac
-54 Et manus expanderat in cœlum
17-21 Expandit se, atq. mensus est super puerum
4 Reg. 8-15 Infudit aquam, et expandit super faciem ej.
19-14 Et expandit eas coram Domino
2 Par. 3-13 Alæ utriusque cherubim expansæ erant
5- 8 Ita ut cherubim expanderent alas suas
6-29 Et expanderit manus suas in domo hac
1Esdr. 9- 5 Et expandi manus meas ad Dominum
Job. 11-13 Et expandisti ad eum manus tuas
26- 9 Et expandit super illud nebulam suam
39-26 Expandens alas suas ad Austrum
Psal. 43-21 Et si expandimus manus nostras ad deum
87-10 Expandi ad te manus meas
104-39 Expandit nubem in protectionem eorum
142- 6 Expandi manus meas ad te
Prov. 29- 5 Rete expandit gressibus ejus
Eccli. 48-22 Expandentes manus suas, extulerunt ad cœlum
Isai. 6-13 Sicut quercus, quæ expandit ramos suos
13-10 Non expandent lumen suum
19- 8 Expandentes rete super faciem aquarum
37-14 Et expandit eos Ezechias coram Domino
40-22 Et expandit eos sicut tabernaculum
65- 2 Expandi manus meas tota die ad populum
Jerem. 4-31 Intermorientis, expandentisque manus suas
8- 2 Et expandent ea ad solem, et lunam
49-22 Et expandet alas suas super Bosram
Thren. 1-13 Expandit rete pedibus meis
-17 Expandit Sion manus suas
Ezech. 2- 9 Et expandit illum coram me
16- 8 Et expandi amictum meum super te
17-20 Expandam super eum rete meum
Ezech. 19- 8 Et expanderunt super eum rete suum
32- 3 Expandam super te rete meum
Osee. 5- 1 Et rete expansum super Thabor
7-12 Expandam super eos rete meum
Joel. 2- 2 Quasi mane expansum super montes populus
Nahum. 3-16 Bruchus expansus est, et avolavit
Habac. 1-17 Propter hoc ergo expandit sagenam suam
1 Mac. 3-48 Et expanderunt libros legis
Rom. 10-21 Tota die expandi manus meas

EXPAVEO *et* EXPAVESCO.

Gen. 27-33 Expavit Isaac stupore vehementi
Ruth. 3- 8 Expavit homo, et conturbatus est
1 Reg. 28- 5 Et timuit, et expavit cor ejus nimis
2 Reg. 10-19 Expaverunt et fugerunt quinquaginta octo millia coram Israël
Tobiæ. 6- 3 Quem expavescens Tobias clamavit
7-11 Quo audito verbo, Raguël expavit
Job. 31-34 Si expavi ad multitudinem nimiam
37- 1 Super hoc expavit cor meum, et emotum est
Eccli. 43-20 Et super imbrem ejus expavescet cor
Amos. 3- 6 Et populus non expavescet
1 Mac. 6- 8 Expavit, et commotus est valde
16-22 Ut audivit autem, vehementer expavit
Marc. 9-14 Populus videns Jesum, stupefactus est, et expaverunt
16- 6 Qui dicit illis : Nolite expavescere

EXPECTATIO.

Gen. 49-10 Et ipse erit expectatio gentium
Psal. 38- 8 Et nunc quæ est expectatio mea?
118-116 Non confundas me ab expectatione mea
Prov. 10-28 Expectatio justorum lætitia
11- 7 Et expectatio sollicitorum peribit
17- 8 Gemma gratissima, expectatio præstolantis
Sap. 17-12 Et dum ab intus minor est expectatio
Eccli. 40- 2 Adinventio expectationis, et dies finitionis
Jerem. 14- 8 Expectatio Israël, Salvator ejus in tempore
17-13 Expectatio Israël, Domine
50- 7 Peccaverunt... et expectationi patrum eorum Domino
Ezech. 19- 5 Infirmata est, et periit expectatio ejus
2 Mac. 3-21 Sacerdotis in agone constituti expectatio
Luc. 21-26 Arescentibus hominibus præ timore, et expectatione
Act. 12-11 Et de omni expectatione plebis Judæorum
Rom. 8-19 Nam expectatio creaturæ, revelationem filiorum Dei expectat
Philip. 1-20 Secundum expectationem et spem meam
Hebr. 10-27 Terribilis autem quædam expectatio judicii

EXPECTO.

Gen. 8-10 Expectatis autem ultra septem diebus aliis
-12 Expectavitque nihilominus septem alios dies
22- 5 Expectate hic cum asino
49-18 Salutare tuum expectabo, Domine
Exod. 24-14 Expectate hic donec revertamur ad vos
Deut. 11-11 Campestris, de cœlo expectans pluvias
Judic. 3-25 Expectantesque diu donec erubescerent
16- 9 Et in cubiculo finem rei expectantibus
18-17 Fortissimis haud procul expectantibus
Ruth. 1-13 Si eos expectare velitis, donec crescant
3-18 Dixitque Noemi : Expecta, filia
1 Reg. 10- 8 Septem diebus expectabis, donec veniam
13- 8 Expectavit septem diebus juxta placitum
4 Reg. 6-33 Quid amplius expectabo a Domino?
Tobiæ. 2-18 Et vitam illam expectamus
Judith. 7-23 Expectemus a Domino misericordiam
8-20 Expectemus humiles consolationem ejus
10- 6 Invenerunt expectantem Oziam et presbyt.
Job. 3- 9 Expectet lucem, et non videat
-21 Qui expectant mortem, et non venit
6- 8 Et quod expecto, tribuat mihi Deus
-19 Considerate semitas...et expectate paulisper
7- 4 Et rursum expectabo vesperam
14-14 Expecto donec veniat immutatio mea
29-21 Qui me audiebant, expectabant sententiam
-23 Expectabant me sicut pluviam
30-26 Expectabam bona, et venerunt mihi mala
31-16 Et oculos viduæ expectare feci
32- 4 Igitur Eliu expectavit Job loquentem
-11 Expectavi enim sermones vestros
-16 Quoniam igitur expectavi, et non sunt locuti
35-14 Judicare coram illo, et expecta eum
Psal. 26-14 Expecta Dominum, viriliter age
36-34 Expecta Dominum, et custodi viam ejus
39- 1 Expectans expectavi Dominum, et intendit mihi
51-11 Expectabo nomen tuum, quoniam bonum est
54- 9 Expectabam eum qui salvum me fecit
68- 7 Non erubescant in me qui expectant te
-21 Improperium expectavit cor meum
103-11 Expectabunt onagri in siti sua
-27 Omnia a te expectant, ut des illis escam
Psal. 118-95 Me expectaverunt peccatores ut perderent
-166 Expectabam salutare tuum, Domine
141- 8 Me expectant justi, donec retribuas mihi
Prov. 14-18 Et expectabunt astuti scientiam
20-22 Expecta Dominum, et liberabit te
Eccli. 13- 9 Humiliare Deo, et expecta manus ejus
Isai. 5- 2 Expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas
- 4 An quod expectavi ut faceret uvas
- 7 Et expectavi ut faceret judicium
8-17 Expectabo Dominum, qui abscondit faciem
18- 2 Ad gentem expectantem et conculcatam
- 7 A gente expectante, expectante, et conculcata
25- 9 Expectavimus eum, et salvabit nos
28-10 Expecta, reexpecta; expecta, reexpecta
-13 Expecta, reexpecta; expecta, reexpecta
30-18 Propterea expectat Dominus ut misereatur vestri
Beati omnes qui expectant eum
33- 2 Te enim expectavimus : esto brachium
38-18 Non expectabunt qui descendunt in lacum
42- 4 Et legem ejus insulæ expectabunt
49-23 Non confundentur qui expectant eum
51- 5 Me insulæ expectabunt
59- 9 Expectavimus lucem, et ecce tenebræ
-11 Expectavimus judicium, et non est
60- 9 Me enim insulæ expectant
64- 4 Quæ præparasti expectantibus te
Jerem. 3- 2 Expectans eos quasi latro in solitudine
8-15 Expectavimus pacem, et non erat bonum
13-16 Expectabitis lucem, et ponet eam in umbram
14-19 Expectavimus pacem, et non est bonum
-22 Dominus Deus noster, quem expectavimus
Thren. 2-16 En ista est dies quam expectabamus
3-24 Propterea expectabo eum
Dan. 12-12 Beatus, qui expectat, et pervenit usq. ad dies
Osee. 3- 3 Dixi ad eam : Dies multos expectabis me
Sed et ego expectabo te
Mich. 5- 7 Quæ non expectat virum, et non præstolatur
7- 7 Expectabo Deum salvatorem meum
Habac. 2- 3 Si moram fecerit, expecta illum
Soph. 3- 8 Quapropter expecta me, dicit Dominus
2 Mac. 6-14 Dominus patienter expectat
7-14 Potius est... spem expectare a Deo
9-25 Insidiantes, et eventum expectantes
Matth. 11- 3 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
Marc. 15-43 Qui et ipse erat expectans regnum Dei
Luc. 1-21 Et erat plebs expectans Zachariam
2-25 Timoratus, expectans consolationem Israël
-38 Qui expectabant redemptionem Israël
7-19 Tu es qui venturus es, an alium expectamus
-20 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
8-40 Erant enim omnes expectantes eum
12-36 Et vos similes hominibus expectantibus
23-51 Qui expectabat et ipse regnum Dei
Joan. 5- 3 Aridorum, expectantium aquæ motum
Act. 1- 4 Sed expectarent promissionem Patris
10-24 Cornelius vero expectabat illos
17-16 Paulus autem cum Athenis eos expectaret
23-21 Parati sunt, expectantes promissum tuum
24-15 Quam et hi ipsi expectant, resurrectionem
27-33 Hodie expectantes jejuni permanetis
28- 6 Diu autem illis expectantibus, et videntibus
Rom. 8-19 Revelationem filiorum Dei expectat
-23 Gemimus, adoptionem filiorum Dei expectantes
-25 Speramus : per patientiam expectamus
1 Cor. 1- 7 Expectantibus revelationem Domini nostri
11-33 Itaque fratres... invicem expectate
16-11 Expecto enim illum cum fratribus
Galat. 5- 5 Spem justitiæ expectamus
Philip. 3-20 Unde etiam Salvatorem expectamus Dom.
1Thes. 1-10 Et expectare Filium ejus de cœlis
Tit. 2-13 Expectantes beatam spem, et adventum
Hebr. 9-28 Sine peccato apparebit expectantibus se
10-13 De cætero expectans donec ponantur inim.
11-10 Expectabat e. fundamenta habentem civit.
Jacob. 5- 7 Ecce agricola expectat pretiosum fructum
1 Petr. 3-20 Quando expectabant Dei patientiam
2 Petr. 3-12 Expectantes et properantes in adventum
-13 Secundum promissa ipsius expectamus
-14 Propter quod, charissimi, hæc expectantes
Judæ. -21 Expectantes misericordiam Domini nostri

EXPEDIO.

Gen. 14-14 Numeravit expeditos vernaculos suos
Num. 31- 5 Dederuntque... duodecim millia expeditorum
32-20 Expediti pergite coram Domino ad pugnam
-27 Omnes expediti pergemus ad bellum
Deut. 3-18 Expediti præcedite fratres vestros
1 Par. 12-24 Sex millia octingenti expediti ad prælium
-38 O. isti viri bellatores expediti ad pugnandum
2 Par. 17-18 Centum octog. millia expeditorum militum
Isai. 15- 4 Super hoc expediti Moab ululabunt

EXPEDIT.

2 *Par.* 13-12 Nolite pugnare... quia non vobis expedit
Tobiæ. 3- 6 Expedit enim mihi mori magis quam vivere
Esth. 3- 8 Optime nosti quod non expediat regno tuo
Job. 15- 3 Et loqueris quod tibi non expedit
Prov. 17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus
Eccli. 37-31 Non enim omnia omnibus expediunt
Matth. 5-29 Expedit enim tibi ut pereat unum membr.
-30 Expedit enim tibi ut pereat unum membr.
18- 6 Expedit ei ut suspendatur mola asinaria
19-10 Si ita est causa... non expedit nubere
Joan. 11-50 Nec cogitatis quia expedit vobis
16- 7 Expedit vobis ut ego vadam
18-14 Quia expedit, unum hominem mori pro pop.
1 *Cor.* 6-12 Mihi licent, sed non omnia expediunt
10-22 Mihi licent, sed non omnia expediunt
2 *Cor.* 12- 1 Si gloriari oportet (non expedit quidem)
Hebr. 13-17 Hoc enim non expedit vobis

EXPEDITIO.

Judith. 2- 7 Et dinumeravit viros in expeditionem
- 8 Omnemque expeditionem suam fecit præire

EXPELLO.

Gen. 26-27 Hominem quem odistis, et expulistis a vobis
Exod. 23-30 Paulatim expellam eos de conspectu tuo
Levit. 20-23 Quas ego expulsurus sum ante vos
Deut. 2-12 Quibus expulsis atque deletis, habitaverunt
-23 Hevæos quoque... Cappadoces expulerunt
Judic. 9-41 Gaal et socios ejus expulit de urbe
2 *Reg.* 13-16 Quam quod ante fecisti, expellens me
2 *Par.* 26-20 Festinato expulerunt eum
Job. 18-18 Expellet eum de luce in tenebras
Psal. 5-11 Expelle eos, quoniam irritaverunt te
35-13 Expulsi sunt, nec potuerunt stare
43- 3 Afflixisti populos, et expulisti eos
Prov. 14-32 In malitia sua expelletur impius
18-22 Qui expellit mulierem bonam, expellit bonum
Sap. 17- 8 Promittebant timores et perturbationes expellere se ab anima languente
Eccli. 1-27 Timor Domini expellit peccatum
13-25 Cum ceciderit, expelletur et a notis
23-27 Quoniam expellit a se timorem Dei
Isai. 22-19 Et expellam te de statione tua
Jerem. 29-14 Et de cunctis locis, ad quæ expuli vos
Joel. 2-20 Et expellam eum in terram inviam
2 *Mac.* 4-26 Profugus in Ammanitem expulsus est regionem
5- 9 Et qui multos de patria sua expulerat
Marc. 1-12 Et statim Spiritus expulit eum in desertum
5-10 Ne se expelleret extra regionem
Luc. 13-28 In regno Dei, vos autem expelli foras
Act. 7-45 Quas expulit Deus a facie patrum nostrorum

EXPENDO.

Exod. 38-24 Aurum quod expensum est in opere sanctuarii
Deut. 26-14 Nec expendi ex his quidquam in re funebri
2 *Par.* 9-15 Qui in singulis hastis expendebantur
1 *Esdr.* 7-20 Quantumcumque necesse est ut expendas
Judith. 12- 4 Quon. non expendet omnia hæc ancilla tua

EXPENSA.

3 *Reg.* 9-15 Hæc est summa expensarum, quam obtulit
4 *Reg.* 12-12 Quæ indigebant expensa ad muniendam domum

EXPERGEFACTUS.

Gen. 41- 4 Expergefactus Pharao, (5) rurs. dormivit
Isai. 29- 8 Cum autem fuerit expergefactus
Et postquam fuerit expergefactus
Act. 16-27 Expergefactus autem custos carceris

EXPERGISCOR.

Isai. 26-19 Expergiscimini, et laudate qui habitatis
Jerem. 51-57 Et non expergiscentur, ait rex
Joel. 1- 5 Expergiscimini ebrii, et flete, et ululate
Habac. 2-19 Væ qui dicit ligno : Expergiscere

EXPERIENTISSIMUS.

2 *Mac.* 8- 9 Et in bellicis rebus experientissimo

EXPERIMENTUM.

Gen. 30-27 Experimento didici, quia benedixerit mihi
42-15 Jam nunc experimentum vestri capiam
Esth. 3- 5 Cum audisset Aman, et experimento probasset
2 *Cor.* 2- 9 Ut cognoscam experimentum vestrum
8- 2 Quod in multo experimento tribulationis
13- 3 An experimentum quæritis ejus
Philip. 2-22 Experimentum autem ejus cognoscite

EXPERIOR.

Judic. 2-22 Ut in ipsis experiar Israël
3- 4 Ut in ipsis experiretur Israëlem
Judith. 6- 6 Quia simul cum illis hæc experieris
Esth. 16-11 Et tantam in se expertus humanitatem
Eccle. 8- 5 Qui custodit præceptum, non experietur quidquam mali
Sap. 12-26 Dignum Dei judicium experti sunt
Eccli. 34- 9 Vir in multis expertus, cogitabit multa
-10 Qui non expertus, pauca recognoscit
Hebr. 11-29 Quod experti Ægyptii, devorati sunt
-36 Alii vero ludibria et verbera experti

EXPERS.

Hebr. 5-13 Qui lactis est particeps, expers est sermonis justitiæ

EXPETO.

Exod. 21-22 Quantum maritus mulieris expetierit
Num. 31- 3 Qui possint ultionem Domini expetere
Judic. 15- 7 Tamen adhuc ex vobis expetam ultionem
Esth. 9-27 Et certa expetunt tempora
16-13 Inauditis machinis expetivit in mortem
Job. 31-30 Ut expeterem maledicens animam ejus
34-33 Numquid a te Deus expetit eam
Eccli. 20-16 Hodie fœneratur quis, et cras expetit
Ezech. 25-12 Et vindictam expetivit de eis
Luc. 22-31 Simon, ecce Satanas expetivit vos

EXPIATIO.

Exod. 29-36 Cum immolaveris expiationis hostiam
Levit. 1- 4 Atque in expiationem ejus proficiens
16-27 Sanguis illatus est in sanctuarium ut expiatio compleretur
-30 In hac die expiatio erit vestri
23-27 Dies expiationum erit celeberrimus
Num. 5- 8 Excepto ariete, qui offertur pro expiatione
19-13 Quia aqua expiationis non est aspersus
-21 Omnis qui tetigerit aquas expiationis
28-30 Qui mactatur pro expiatione
29- 5 Qui offertur in expiationem populi
-11 Absque his quæ offerri pro delicto solent in expiationem
31-23 Aqua expiationis sanctificabitur
2 *Esdr.* 12-44 Custodierunt... observationem expiationis

EXPIO.

Exod. 29-36 Offeres per singulos dies ad expiandum
-37 Septem diebus expiabis altare
Levit. 5-13 Rogans pro illo et expians
6-30 Sanguis infertur in tabernaculum testimonii ad expiandum in sanctuario
8-15 Quo expiato, et sanctificato, fudit reliquum
9-15 Expiatoque altari, (16) fecit holocaustum
16-16 Et expiet sanctuarium ab immunditiis
-19 Expiet, et sanctificet illud ab immunditiis
-32 Expiabit autem sacerdos, qui unctus fuerit
-33 Expiabit sanctuarium et tabernaculum
17-11 Ut super altare in eo expietis
Num. 19-19 Expiatusque die septimo, lavabit et se
-20 Si quis hoc ritu non fuerit expiatus
25-13 Et expiavit scelus filiorum Israël
28-22 Et hircum... ut expietur pro vobis
31-20 Et pilis, et ligno, expiabitur
35-33 Nec aliter expiari potest
1 *Reg.* 3-14 Quod non expietur iniquitas domus ejus
2 *Par.* 29-15 Ut expiarent domum Dei
-17 Expiaveruntque templum diebus octo
Isai. 47-11 Calamitas, quam non poteris expiare
Ezech. 43-20 Et mundabis illud, et expiabis
-22 Expiabunt altare, sicut expiaverunt in vitulo
-23 Cumque compleveris expians illud
-26 Septem diebus expiabunt altare
45-15 Ad expiandum pro eis, ait Dominus Deus
-17 Pacifica ad expiandum pro domo Israel
-18 Et expiabis sanctuarium
-20 Errore deceptus est, et expiabis pro domo

EXPIRO.

Marc. 15-37 Jesus a. emissa voce magna expiravit
-39 Videns... quia sic clamans expirasset, ait
Luc. 23-46 Et hæc dicens, expiravit
Act. 5- 5 Audiens autem Ananias hæc verba, cecidit, et expiravit
-10 Confestim cecidit ante pedes ej., et expiravit

EXPLANO.

Deut. 1- 5 Cœpitque Moyses explanare legem
Habac. 2- 2 Et explana eum super tabulas

EXPLEO.

Gen. 32-10 Veritate tua quam explevisti servo tuo
34-19 Quin statim quod petebatur expleret
50- 3 Quibus jussa explentibus, transierunt quadraginta dies
- 4 Expleto planctus tempore, locutus est
-25 Expletis centum decem vitæ suæ annis
Exod. 5- 9 Opprimantur operibus, et expleant ea
12-41 Quibus expletis, eadem die egressus est
36- 8 Ad explendum opus tabernaculi
40-19 Ut expleret Domini jussionem
Levit. 12- 6 Cumque expleti fuerint dies purificationis
Num. 4-43 Ad explendos ritus tabernaculi fœderis
28-26 Dies... expletis hebdomadibus... sancta erit
Josue. 21-43 Irritum fuit, sed rebus expleta sunt omnia
Judic. 11-39 Expletisque duobus mensibus, reversa est
13-12 Quando, inquit, sermo tuus fuerit expletus
-17 Si sermo tuus fuerit expletus
19-27 Aperuit ostium, ut cœptam expleret viam
2 *Reg.* 15-24 Donec expletus esset omnis populus
3 *Reg.* 9-10 Expletis autem annis viginti
2 *Par.* 8- 1 Expletis autem viginti annis
21-19 Duorum annorum expletus est circulus
29-36 Quod ministerium Domini esset expletum
36-22 Ad explendum sermonem Domini
Judith. 6-20 Simul expleto jejunio refecerunt
7-11 Cumque ista custodia per dies viginti fuisset expleta
Esth. 2-12 Expletis omnibus quæ ad cultum muliebrem pertinebant
3-15 Festinabant... regis imperium explere
Job. 6-28 Verumtamen quod cœpistis explete
23-14 Cum expleverit in me voluntatem suam
Sap. 4-13 In brevi explevit tempora multa
Ezech. 16-28 Eo quod needum fueris expleta
43-27 Expletis autem diebus, in die octava et ultra
Act. 7-30 Et expletis annis quadraginta
12-25 Reversi sunt... expleto ministerio
19-21 His a. expletis, proposuit Paulus in Spiritu
21- 5 Et expletis diebus profecti ibamus
- 7 Nos vero navigatione expleta a Tyro
24-27 Biennio autem expleto, accepit successorem

EXPLETIO.

Levit. 23-16 Ad alteram diem expletionis hebdomadæ
Act. 21-26 Annunt. expletionem dierum purificationis
Hebr. 6-11 Ad expletionem spei usque in finem

EXPLICO.

Eccle. 1- 8 Non potest eas homo explicare sermone
Eccli. 32- 2 Omni cura tua explicita recumbe
Isai. 24-18 Et qui se explicaverit de fovea
Jerem. 2-23 Cursor levis explicans vias suas

EXPLORATOR.

Gen. 42- 9 Exploratores estis ; ut videatis infirmiora
-14 Hoc est, ait, quod locutus sum : Exploratores estis
-16 Per salutem Pharaonis exploratores estis
-30 Putavit nos exploratores esse provinciæ
-34 Ut sciam quod non sitis exploratores
Num. 13-26 Reversique exploratores terræ
21- 1 Venisse scilicet Israël per exploratorum viam
Josue. 2- 1 Misit... duos viros exploratores
- 3 Exploratores quippe sunt
-23 Et descenderunt exploratores de monte
6-22 Viris, qui exploratores missi fuerant
1 *Reg.* 26- 4 Misit exploratores, et didicit quod illuc venisset certissime
2 *Reg.* 15-10 Misit autem Absalom exploratores
Judith. 10-11 Occurrerunt ei exploratores Assyriorum,
14- 3 Tunc exploratores necesse erit ut fugiant
- 8 Quod videntes exploratores, ad tabern.
Hebr. 11-31 Excipiens exploratores cum pace.

EXPLORO.

Num. 13-22 Exploraverunt terram a deserto Sin
21-32 Misitque Moyses qui explorarent Jazer
32- 8 Misi de Cadesbarne ad explorandam terram
Josue. 2- 2 Ingressi sunt... ut explorarent terram
6-25 Quos miserat ut explorarent Jericho
7- 2 Ascendite, et explorate terram
Præcepta complentes exploraverunt Haï
14-11 Quando ad explorandum missus sum
Judic. 18- 2 Ut explorarent terram, et diligenter inspicerent
2 *Reg.* 10- 3 Ut investigaret, et exploraret civitatem
4 *Reg.* 7- 13 Et mittentes explorare poterimus
1 *Par.* 19- 3 Quod ut explorent, et investigent
Galat. 2- 4 Qui subintroierunt explorare libertatem

EXPOLIATIO.

Colos. 2-11 In expoliatione corporis carnis,

EXPOLIO.

1 *Reg.* 18- 4 Nam expoliavit se Jonathas tunica,
19-24 Expoliavit etiam ipse se vestimentis suis,

Cant. 5- 3 Expoliavi me tunica mea, quomodo induar
Baruc. 6-17 Ne a latronibus expolientur
Osee. 2- 3 Ne forte expoliem eam nudam,
2 *Mac.* 5-18 Qui missus est... ad expoliandum ærarium
9- 2 Et tentavit expoliare templum, et civitatem
-16 Templum... quod prius expoliaverat,
2 *Cor.* 5- 4 Eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri,
11- 8 Alias Ecclesias expoliavi, accipiens stipend.
Colos. 2-15 Expolians principatus, et potestates, traduxit
3- 9 Expoliantes vos veterem hominem

EXPONO.

Exod. 2- 3 Et exposuit eum in carecto ripæ fluminis.
19- 7 Exposuit omnes sermones quos mandaverat
Josue. 20- 9 Donec staret ante populum expositurus causam suam
Judic. 14-16 Quod proposuisti... non vis mihi exponere.
-17 Die septimo cum ei esset molesta, exposuit
2 *Par.* 9- 2 Exposuit ei Salomon omnia quæ proposuerat,
12-15 Scripta sunt in libris.. et diligenter exposita
29-19 Et ecce exposita sunt omnia coram altariDo.
Judith. 6-14 Cumque Achior universa hæc exposuisset,
Esth. 5-11 Et exposuit illis magnitudinem divitiarum
Sap. 18- 5 Et uno exposito filio, et liberato,
Isai. 44- 7 Et ordinem exponat mihi, ex quo constitui
*Ezech.*16-15 Exposuisti fornicationem tuam omni transeunti,
2 *Mac.*11-18 Quæcumque igitur regi potuerunt perferri, exposui:
13-26 Ascendit Lysias tribunal, et exposuit rationem,
15-11 Exposito digno fide somnio,
Act. 7-19 Ut exponerent infantes suos ne vivificarentur.
-21 Exposito autem illo, sustulit eum filia Phar.
11- 4 Incipiens a. Petrus exponebat illis ordinem,
18-26 Et diligentius exposuerunt ei viam Domini.
21- 3 Ibi enim navis expositura erat onus.
28-23 Quibus exponebat testificans regnum Dei,

EXPORRIGENS.

Eccli. 14-13 Secundum vires tuas exporrigens da pauperi

EXPORTATUM.

2 *Mac.* 4-39 Congregata est multitudo adversum Lysimachum, multo jam auro exportato.

EXPOSITIO.

Sap. 11-15 In expositione prava projectum deriserunt,

EXPOSTULO.

Gen. 20-10 Rursumque expostulans, ait: Quid vidisti,
1 *Mac.*15-35 Nam de Joppe et Gazara quæ expostulas,

EXPRIMO.

Gen. 27-23 Manus similitudinem majoris expresserant
40-11 Tuli ergo uvas, et expressi in calicem,
Num. 6- 3 Et quidquid de uva exprimitur, non bibent
Judic. 6-38 Expresso vellere, concham rore implevit.
12- 6 Eadem littera spicam exprimere non valens.
Prov. 30-33 Ad eliciendum lac, exprimit butyrum:
Eccli. 45-14 Corona aurea super mitram ejus expressa
*Ezech.*23-14 Imagines Chaldæorum expressas coloribus.
41-19 Expressam per omnem domum in circuitu.
-25 Sicut in parietibus quoque expressæ erant:
Dan. 10-21 Quod expressum est in scriptura veritatis:
Aggæi. 2-17 Ut exprimeretis quinquaginta lagenas,

EXPROBRABILIS.

Prov. 18- 1 Omni tempore erit exprobrabilis
25-10 Quas tibi serva, ne exprobrabilis fias

EXPROBRO.

Levit. 19-33 Si habitaverit advena in terra vestra... non exprobretis ei.
Judic. 8-15 Super quibus exprobrastis mihi, dicentes:
1 *Reg.* 1- 6 Ut exprobraret quod Dominus conclusisset vulvam ejus
17-10 Ego exprobravi agminibus Israël hodie:
-25 Ad exprobrandum enim Israëli ascendit.
-26 Qui exprobravit acies Dei viventis.
-45 Dei agminum Israël, quibus exprobrasti
2 *Reg.* 23- 9 Quando exprobraverunt Philisthiim,
4 *Reg.* 19- 4 Ut exprobraret Deum viventem, et argueret
-16 Misit ut exprobraret nobis Deum viventem.
-22 Cui exprobrasti, et quem blasphemasti?
-23 Exprobrasti Domino, et dixisti
2 *Esdr.* 5- 9 Ne exprobretur nobis a gentibus inimicis
6-13 Haberent malum quod exprobrarent mihi
Tobiæ. 2-23 Et aliis hujuscemodi verbis exprobrabat ei.
Job. 16-11 Exprobrantes percusserunt maxillam meam
Psal. 34- 7 Supervacue exprobraverunt animam meam
Psal. 41-11 Exprobraverunt mihi qui tribulant me inimici mei
43-17 A voce exprobrantis et obloquentis
68-10 Et opprobria exprobrantium tibi, ceciderunt super me
78-12 Quod exprobraverunt tibi, Domine
88-52 Quod exprobraverunt inimici tui, Domine, quod exprobraverunt commutationem Christi tui.
101- 9 Tota die exprobrabant mihi inimici mei
118-42 Respondebo exprobrantibus mihi verbum
Prov. 14-31 Qui calumniatur egentem, exprobrat factori
17- 5 Qui despicit pauperem, exprobrat factori
25-10 Cum audierit, et exprobrare non cesset
27-11 Ut possis exprobranti respondere sermonem
Isai. 37- 4 Et exprobrandum sermonibus, quos audivit
-23 Cui exprobrasti, et quem blasphemasti?
-24 In manu servorum tuorum exprobrasti
65- 7 Et super colles exprobraverunt mihi
Baruc. 6-43 Proximæ suæ exprobrat quod ea non sit digna habita
Soph. 2- 8 Audivi... quæ exprobraverunt populo meo
2 *Mac.* 7-24 Simul et exprobrantis voce despecta
*Matth.*11-20 Tunc cœpit exprobrare civitatibus
Marc. 16-14 Et exprobravit incredulitatem eorum
Luc. 6-22 Cum separarint vos, et exprobraverint, et ejecerint nomen vestrum
1 *Petr.* 4-14 Si exprobramini in nomine Christi

EXPUGNATIO.

2 *Mac.*10-19 Ad eorum expugnationem, relicto Simone

EXPUGNATOR.

Prov. 16-32 Melior est... qui dominatur animo suo, expugnatore urbium

EXPUGNO.

Exod. 1-10 Expugnatisque nobis, egrediatur de terra
Deut. 20-10 Si quando accesseris ad expugnandam civitatem
-19 Munitionibus circumdederis ut expugnes eam
Josue. 10- 4 Ferte præsidium, ut expugnemus Gabaon
-35 Atque expugnavit eam eadem die
1 *Reg.* 13-15 Qui expugnabant eos venientes de Galgala
2 *Reg.* 8-10 Eo quod expugnasset Adarezer, et percussisset eum
12-26 Et expugnabat urbem regiam
3 *Reg.* 16-18 Videns a. Zambri quod expugnanda esset civitas
4 *Reg.* 19- 8 Invenit regem Assyriorum expugnantem Lobnam
1 *Par.* 18-10 Quod percussisset et expugnasset Adarezer
Psal. 34- 1 Expugna impugnantes me
108- 3 Et expugnaverunt me gratis
128- 1 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
- 2 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
Eccli. 4-33 Et Deus expugnabit pro te inimicos tuos
46- 2 Expugnare insurgentes hostes, ut consequeretur hæreditatem Israël
Isai. 29- 1 Væ Ariel, Ariel civitas quam expugnavit David
30-32 Et in bellis præcipuis expugnabit eos
Dan. 11-22 Et brachia pugnantis expugnabuntur
1 *Mac.* 4-18 State nunc contra inimicos nostros, et expugnate eos
5-16 In tribulatione erant, et expugnabantur
-30 Ut comprehenderent munitionem, et expugnarent eos
-35 Et expugnavit, et cepit eam
-65 Et expugnabant filios Esaü in terra
11-20 Ut expugnarent arcem quæ est in Jerusal.
-65 Et expugnabat eam diebus multis
12-54 Nunc ergo expugnemus illos
14-11 Abiit in Mediam... ut expugnaret Tryphonem
-26 Et expugnavit inimicos Israël ab eis
15-31 Sin autem, veniemus, et expugnabimus vos
16- 2 Expugnavimus hostes Israël ab adolescentia
2 *Mac.*11- 5 Appropians Bethsuræ... illud præsidium expugnabat
- 6 Cognoverunt expugnari præsidia, cum fletu
Act. 9-21 Nonne hic est, qui expugnabat in Jerusal.
Galat. 1-13 Persequebar Ecclesiam Dei, et expugnabam illam
-23 Evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat

EXPUO.

Eccli. 28-14 Et si expueris super illam, extinguetur
*Matth.*26-67 Tunc expuerunt in faciem ejus
27-30 Et expuentes in eum, acceperunt arundinem
Marc. 7-33 Et expuens, tetigit linguam ejus
8-23 Et expuens in oculos ejus impositis manibus
Joan. 9- 6 Hæc cum dixisset, expuit in terram

EXPURGO.

1 *Cor.* 5- 7 Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio

EXQUIRO.

Gen. 42-22 En sanguis ejus exquiritur
2 *Par.* 7-14 Et exquisierit faciem meam, et egerit pœnit.
26- 5 Exquisivit Dominum in diebus Zachariæ
Judith. 8-20 Et exquiret sanguinem nostrum de afflictionibus
Psal. 26- 8 Exquisivit te facies mea
33- 5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me
76- 3 In die tribulationis meæ Deum exquisivi
77- 7 Et mandata ejus exquirant
110- 2 Exquisita in omnes voluntates ejus
118- 2 In toto corde exquirunt eum
-10 In toto corde meo exquisivi te
-22 Quia testimonia tua exquisivi
-33 Et exquiram eam semper
-45 Quia mandata tua exquisivi
-56 Quia justificationes tuas exquisivi
-94 Quoniam justificationes tuas exquisivi
-155 Quia justificationes tuas non exquisierunt
Sap. 8- 2 Hanc amavi, et exquisivi a juventute mea
Eccli. 2-13 Et protector est omnibus exquirentibus se
3- 3 Judicium matris exquirens, firmavit in filios
24-47 Laboravi, sed omnibus exquirentibus veritatem
33-18 Laboravi, sed omnibus exquirentibus disciplinam
36- 2 Super gentes, quæ non exquisierunt, te
39- 1 Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens
- 3 Occulta proverbiorum exquiret
-28 Gentes, quæ non exquisierunt eum
Baruc. 3-23 Filii quoq. Agar, qui exquirunt prudentiam
-31 Neque qui exquirat semitas ejus
6- 6 Ipse autem exquiram animas vestras
1 *Mac.* 7-13 Et exquirebant ab eis pacem
9-26 Et exquirebant, et perscrutabantur amicos
14-14 Et legem exquisivit, et abstulit omnem iniquum
-35 Exquisivit omni modo exaltare populum
2 *Mac.* 2-30 Quæ apta sunt ad ornatum exquirenda sunt
Matth. 2-16 Secundum tempus quod exquisierat a Magis
1 *Petr.* 1-10 De qua salute exquisierunt

EXQUISITIO.

Sap. 14-12 Initium enim fornicationis est exquisitio idolorum

EXQUISITORES.

Baruc. 3-23 Et exquisitores prudentiæ et intelligentiæ

EXSICCO.

Gen. 8-13 Quod exsiccata esset superficies terræ
Psal. 105- 9 Increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est
Prov. 17-22 Spiritus tristis exsiccat ossa
Isai. 37-25 Exsiccavi vestigio pedis mei omnes rivos
40- 7 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
- 8 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
42-15 Et omne gramen eorum exsiccabo
Osee. 9-16 Radix eorum exsiccata est
Joel. 1-20 Quoniam exsiccati sunt fontes aquarum
Amos. 1- 2 Et exsiccatus est vertex Carmeli
Nahum. 1- 4 Increpans mare, et exsiccans illud

EXSUFFLO.

Eccli. 43- 4 Radios igneos exsufflans, et refulgens
Aggæi. 1- 9 Intulistis in domum, et exsufflavi illud
Malac. 1-13 Et exsufflastis illud, dicit Dominus

EXTA.

*Ezech.*21-21 Interrogavit idola, exta consuluit

EXTABESCO.

Thren. 4- 9 Quoniam isti extabuerunt consumpti

EXTALES.

1 *Reg.* 5- 9 Computrescebant prominentes extales eor.

EXTASIS.

Psal. 30- 1 In finem, Psalmus David, pro extasi
Act. 3-10 Et impleti sunt stupore et extasi

EXTEMPLO.

Num. 30-13 Sin autem extemplo contradixerit
Prov. 6-15 Huic extemplo veniet perditio sua
Eccle. 9-12 Cum eis extemplo supervenerit

EXTENDO.

Gen. 8- 9 Extenditque manum, et apprehensam intulit in arcam.

Gen. 22-10 Extenditque manum, et arripuit gladium
-12 Non extendas manum tuam super puerum
26-25 Invocato nomine Domini, extendit tabernac.
31-25 Jacob extenderat in monte tabernaculum
48-14 Qui extendens manum dexteram, posuit
Exod. 3-20 Extendam e. manum meam, et percutiam
4- 4 Extende manum tuam, et apprehende caudam ejus. Extendit, et tenuit, versaque est in virgam
7- 5 Dominus qui extenderim manum meam
-19 Extende manum tuam super aquas Ægypti
8- 5 Extende manum tuam super fluvios
- 6 Et extendit Aaron manum super aquas Æg.
-16 Extende virgam tuam, et percute pulverem
-17 Et extendit Aaron manum, virgam tenens
9-15 Nunc enim extendens manum percutiam te
-22 Extende manum t. in cœlum, ut fiat grando
-23 Extenditque Moyses virgam in cœlum
-29 Extendam palmas meas ad Dominum
10-12 Extende manum tuam super terram Ægypti
-13 Extendit Moyses virgam super terram Ægypti
-21 Extende manum tuam in cœlum
-22 Extenditque Moyses manum in cœlum
14-16 Et extende manum tuam super mare
-21 Cumque extendisset Moyses manum
-26 Extende manum tuam super mare
-27 Cumque extendisset Moyses manum
15-12 Extendisti manum t., et devoravit eos terra
22- 8 Jurabit quod non extenderit manum
-11 Quod non extenderit manum ad rem proximi
37- 9 Extendentes alas, et tegentes propitiatorium
Levit. 9-22 Et extendens manus ad populum
Num. 4- 6 Extendentque desuper pallium
- 8 Extendentque desuper pallium coccineum
-11 Extendent desuper operimentum janthin.
-12 Extendent desuper operimentum janthin.
Deut. 4-34 Robustam manum, extentumque brachium
5-15 In manu forti, et brachio extento
7-19 Extentum brachium, ut educeret te Dom.
9-29 Quos eduxisti... et in brachio tuo extento
11- 2 Robustam manum, extentumque brachium
12-18 In cunctis ad quæ extenderis manum tuam
26- 8 In manu forti, et brachio extento
Judic. 3-21 Extenditque Aod sinistram manum
6-21 Extendit Angelus Domini summitatem virgæ
Ruth. 3-15 Qua extendente, et tenente, mensus est
1 Reg. 14-27 Extenditque summitatem virgæ
22-17 Noluerunt a. servi regis extendere manus
24-11 Non extendam manum meam in dominum
-12 Nolui extendere manum meam in te
26- 9 Quis e. extendet manum suam in Christum
-11 Ne extendam manum meam in Christum
-23 Nolui extendere manum meam in Christum
2 Reg. 6- 6 Extendit Oza manum ad arcam Dei
15- 5 Extendebat manum suam, et apprehendens
24-16 Cumque extendisset manum suam Angelus
3 Reg. 6-27 Extendebant autem alas suas cherubim
8-42 (*Et brachium tuum*) extentum, ubique
13- 4 Extendit manum suam de altari, dicens Manus ejus, quam extenderat contra eum
4 Reg. 6- 7 Qui extendit manum, et tulit illud.
17-36 Et in brachio extento, ipsum timete
21-13 Et extendam super Jerusalem funiculum
1 Par. 28-18 Quadrigæ cherubim, extendentium alas
2 Par. 3-11 Alæ cherubim viginti cubitis extendebantur
-13 Et extendebantur per cubitos viginti,
6-12 Stetit ergo... et extendit manus suas
-32 Propter... et brachium tuum extentum
1Esdr. 6-12 Et populum qui extenderit manum suam
2Esdr. 3-21 Donec extenderetur domus Eliasib.
Esth. 5- 2 Et extendit contra eam virgam auream
9- 2 Ut extenderent manum contra inimicos
Job. 1-11 Sed extende paululum manum tuam
-12 Tantum in eum ne extendas manum tuam
9- 8 Qui extendit cœlos solus, et graditur
26- 7 Qui extendit Aquilonem super vacuum
28- 9 Ad silicem extendit manum suam
36-29 Si voluerit extendere nubes
Psal. 54-21 Extendit manum suam in retribuendo
59-10 In Idumæam extendam calceamentum m.
79-12 Extendit palmites suos usque ad mare
84- 6 Aut extendes iram tuam a generatione in generationem?
103- 2 Extendens cœlum sicut pellem
107-10 In Idumæam extendam calceamentum m.
124- 3 Ut non extendant justi ad iniquitatem manus
137- 7 Extendisti manum tuam, et salvum me fecit
139- 6 Et funes extenderunt in laqueum
Prov. 1-24 Extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret
31-20 Et palmas suas extendit ad pauperem
Eccli. 8- 3 Et usque ad cor regum extendit et convertit
24-22 Quasi terebinthus extendi ramos meos
31-16 Ne extendas manum tuam prior

Eccli. 31-21 Prior illis ne extendas manum tuam
51-26 Manus meas extendi in altum
Isai. 1-15 Et cum extenderitis manus vestras
3-16 Et ambulaverunt extento collo
5-25 Et extendit manum suam super eum Sed adhuc manus ejus extenta
-28 Et omnes arcus ejus extenti
9-12 Sed adhuc manus ejus extenta
-17 Sed adhuc manus ejus extenta
-21 Sed adhuc manus ejus extenta
10- 4 Sed adhuc manus ejus extenta
14-26 Hæc est manus extenta super univers. gentes
-27 Et manus ejus extenta: et quis avertet eam?
21-15 Fugerunt... a facie arcus extenti
23-11 Manum suam extendit super mare
25-11 Extendet manus suas sub eo, sicut extendit natans ad natandum
34-11 Et extendetur super eam mensura
40-22 Qui extendit velut nihilum cœlos
42- 5 Deus, creans cœlos, et extendens eos
44-13 Artifex lignarius extendit normam
-24 Extendens cœlos solus, stabiliens terram
54- 2 Et pelles tabernaculorum tuorum extende
58- 9 Si... et desieris extendere digitum
Jerem. 6-12 Extendam manum meam super habitantes
9- 3 Extenderunt linguam suam quasi arcum
10-12 Et prudentia sua extendit cœlos
-20 Non est qui extendat ultra tentorium meum
15- 6 Et extendam manum meam super te
21- 5 Debellabo ego vos in manu extenta
27- 5 Feci terram... et in brachio meo extento
32-17 Fecisti cœlum... et in brachio tuo extento
-21 In brachio extento, et in terrore magno
48-40 Et extendet alas suas ad Moab
51-15 Et prudentia sua extendit cœlos
-25 Et extendam manum meam super te
Ezech. 1-11 Et pennæ eorum extentæ desuper
-22 Et extenti super capita eorum desuper
4- 7 Et brachium tuum erit extentum
6-14 Et extendam manum meam super eos
10- 7 Et extendit cherub manum de medio
12-13 Et extendam rete meum super eum
14- 9 Et extendam manum meam super illum
-13 Extendam manum meam super eam
16-27 Ecce ego extendam manum meam super te
17- 7 Palmites suos extendit ad illam
20-33 In manu forti, et in brachio extento
-34 In manu valida, et in brachio extento
25- 7 Ecce ego extendam manum meam super te
-13 Extendam manum meam super Idumæam
-16 Extendam manum meam super Palæstinos
28-14 Tu cherub extentus, et protegens
30-25 Et extenderit eum super terram Ægypti
31- 6 Cumque extendisset umbram suam
35- 3 Et extendam manum meam super te
37- 8 Et extenta est in eis cutis desuper
Osee. 7- 5 Extendit manum suam cum illusoribus
Soph. 1- 4 Extendam manum meam super Judam
2-13 Et extendet manum suam super Aquilonem
Zach. 1-16 Perpendiculum extendetur super Jerusalem
9-13 Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum
12- 1 Extendens cœlum, et fundans terram
1 Mac. 6-25 Non ad nos tantum extenderunt manum
7-47 Dexteram ejus, quam extenderat superbe
9-47 Et extendit Jonathas manum suam
12-39 Cum cogitasset... extendere manum in Antiochum regem
-42 Ut extenderet in eum manus
14-31 Voluerunt... extendere manus in sancta
2 Mac. 7-10 Et manus constanter extendit
14-32 Extendens manum ad templum
15-15 Extendisse autem Jeremiam dextram
-21 Extendens manus in cœlum
-32 Quam extendens contra domum sanctam
Matth. 8- 3 Extendens Jesus manum, tetigit eum
12-13 Tunc ait homini: Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est sanitati
-49 Et extendens manum in Discipulos suos
14-31 Et continuo Jesus extendens manum
26-51 Extendens manum, exemit gladium suum
Marc. 1-41 Extendit manum suam: et tangens eum, ait
3- 5 Dicit homini: Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi
Luc. 5-13 Extendens manum, tetigit eum, dicens
6-10 Dixit homini: Extende manum tuam. Et extendit: et restituta est manus ejus
22-53 Non extendistis manus in me
Joan. 21-18 Extendes manus tuas, et alius te cinget
Act. 4-30 In eo quod manum tuam extendas
26- 1 Paulus extenta manu cœpit rationem reddere
27-30 Quasi inciperent a prora anchoras extendere
Philip. 3-13 Ad ea vero quæ sunt priora, extendens me ipsum

EXTENSIO.

Isai. 8- 8 Et erit extensio alarum ejus, implens

EXTENUO.

Exod. 39- 3 Inciditq. bracteas aureas et extenuavit in fila

EXTERGO.

Baruc. 6-12 Extergunt faciem ipsorum propter pulverem
-23 Nisi aliquis exterserit æruginem
Luc. 10-11 Etiam pulverem... extergimus in vos
Joan. 11- 2 Et extersit pedes ejus capillis suis
12- 3 Et extersit pedes ejus capillis suis
13- 5 Extergere linteo quo erat præcinctus

EXTERIOR, EXTERIUS. *Adj.*

2 Par. 3-13 Facies... erant versæ ad exteriorem domum
Ezech. 10- 5 Audiebatur usque ad atrium exterius
40-17 Et eduxit me ad atrium exterius
-20 Respiciebat viam Aquilonis atrii exterioris
-31 Et vestibulum ejus ad atrium exterius
-34 Vestibulum ejus, id est, atrii exterioris
-37 Vestibulum ejus respiciebat ad atrium exterius
-40 Et ad latus exterius, quod ascendit ad ostium
42- 1 Et eduxit me in atrium exterius per viam
- 3 Contra pavimentum stratum lapide atrii exterioris
- 7 Et peribolus exterior secundum gazophylacia, quæ erant in via atrii exterioris ante gazophylacia
- 8 Longitudo erat gazophyl. atrii exterioris
- 9 Ingredientium in ea de atrio exteriori
-14 Non egredient. de sanctis in atrium exterius
44- 1 Convertit me ad viam portæ sanctuarii exterioris
-19 Cumq. egredientur atrium exterius ad pop.
46-20 Ut non efferant in atrium exterius
-21 Et eduxit me in atrium exterius
47- 2 Ad viam foras portam exteriorem
Matth. 8-12 Filii a. regni ejicientur in tenebras exteriores
22-13 Mittite eum in tenebras exteriores
25-30 Inutilem servum ejicite in tenebras exteriores

EXTERIUS. *Adv.*

4 Reg. 16-18 Ingressum regis exterius convertit in templum

EXTERMINATIO.

Sap. 18- 7 Suscepta est... injustorum a. exterminatio

EXTERMINATOR.

Judith. 8-25 Exterminati sunt ab exterminatore
1 Cor. 10-10 Murmuraverunt, et perierunt ab exterminatore

EXTERMINIUM.

Judith. 4-10 Et civitates eorum in exterminium
Sap. 1-14 Non est in illis medicamentum exterminii
3- 3 Et quod a nobis est iter, exterminium
18-13 Primum cum fuit exterminium primogenitorum
-15 In mediam exterminii terram prosilivit
Eccli. 39-36 Rhomphæa vindicans in exterminium imp.
1 Mac. 7- 7 Videat exterminium omne quod fecit
- 9 Ut videret exterminium quod fecit Judas
15-31 Et exterminii quod exterminastis
2 Mac. 5-13 Et mulierum et natorum exterminia
8- 3 Misereretur etiam exterminio civitatis

EXTERMINO.

Exod. 30-33 Exterminabitur de populo suo
Num. 9-13 Exterminabitur anima illa de populis suis
3 Reg. 9-21 Quos.. non potuerant filii Israël exterminare
Judith. 3-13 Ut omnes deos terræ exterminaret
5-22 Exterminati sunt præliis a multis nationibus
6- 4 Donec extermineris cum illis
8-25 Exterminati sunt ab exterminatore
Psal. 36- 9 Qui malignantur, exterminabuntur
79-14 Exterminavit eam aper de sylva
Sap. 3-16 Ab iniquo toro semen exterminabitur
5-22 Curvato arcu nubium exterminabuntur
11-20 Non solum læsura poterat illos exterminare
12- 8 Ut illos paulatim exterminarent
- 9 Aut verbo duro simul exterminare
-27 In ipsis cum exterminarentur videntes
16- 1 Per multitudinem bestiarum exterminati s.
- 4 Inimici eorum exterminabantur
- 5 Morsibus perversorum colubrorum exterminabantur
- 9 Digni erant ab hujusmodi exterminari
-19 Ut iniquæ terræ nationem exterminaret
-22 Exterminabat ignis ardens in grandine
-27 Quod e. ab igne non poterat exterminari
18-12 Præclarior natio illorum, exterminata est

Sap. 18-25 His autem cessit qui exterminabat
Eccli. 21-21 Tanquam domus exterminata, sic fatuo sapientia
31-30 Multos enim exterminavit vinum
Baruc. 3-19 Exterminati sunt, et ad inferos descenderunt
Amos. 2- 9 Ego autem exterminavi Amorrhæum
Nahum. 2-13 Et exterminabo de terra prædam tuam
1 Mac. 8-11 Exterminaverunt, et in potestatem redegerunt
9-73 Et exterminavit impios ex Israël
15-31 Et exterminii quod exterminastis
2 Mac. 9-15 Et cum parvulis exterminaturum dixerat
Matth. 6-16 Exterminant enim facies suas
Act. 3-23 Omnis anima... exterminabitur de plebe
Jacob. 4-15 Et deinceps exterminabitur
Apoc. 9-11 Latine habens nomen Exterminans
11-18 Exterminandi eos qui corruperunt terram

EXTERNUS.

Exod. 23-13 Et per nomen externorum deorum
Num. 1-51 Quisquis externorum accesserit, occidetur
3-10 Externus, qui ad ministrandum accesserit, morietur
18- 7 Si quis externus accesserit, occidetur
2 Par. 6-32 Externum quoque, qui non est de populo tuo
Dan. 11- 4 Lacerabitur e.regnum ejus etiam in externos

EXTERO.

Eccli. 6-36 Gradus ostiorum illius exterat pes tuus

EXTERREO.

Gen. 42-35 Exterritisque simul omnibus
43-18 Ibique exterriti, dixerunt mutuo
Levit. 26- 6 Et non erit qui exterreat
1 Reg. 7-10 Et exterruit eos, et cæsi sunt a facie Israël
2 Par. 14-12 Exterruit itaque Dominus Æthiopes
Job. 11-19 Requiesces, et non erit qui te exterreat
Isai. 17- 2 Requiescent ibi, et non erit qui exterreat
Jerem. 46-27 Et non erit qui exterreat eum
50-34 Ut exterreat terram, et commoveat
Nahum. 2-11 Et non est qui exterreat
Soph. 3-13 Et non erit qui exterreat
1 Mac. 10-76 Et exterriti qui erant in civitate, aperuerunt
Matth. 28-4 Præ timore a. ejus exterriti sunt custodes
Marc. 9- 5 Erant enim timore exterriti
Hebr. 12-21 Moyses dixit : Exterritus sum, et tremebundus

EXTERUS. *Subst. et adj.*

Sap. 12-15 Condemnare, exterum æstimas a tua virtute
Jerem. 8-10 Propterea dabo mulieres eorum exteris
1 Mac. 1-40 Et facta est habitatio exterorum
Et facta est extera semini suo
Act. 26-11 Persequebar usque in exteras civitates
Hebr. 11-34 Castra verterunt exterorum

EXTIMEO *et* EXTIMESCO.

1 Reg. 21-12 Et extimuit valde a facie Achis regis
28-20 Extimuerat enim verba Samuëlis
2 Reg. 6- 9 Et extimuit David Dominum in die illa
Job. 32-15 Extimuerunt, nec responderunt ultra
Sap. 18-25 Cessit qui exterminabat, et hæc extimuit
Eccli. 7- 6 Ne forte extimescas faciem potentis

EXTINGUO.

Exod. 25-38 Et ubi quæ emuncta sunt extinguantur
37-23 Ubi ea quæ emuncta sunt extinguantur
1 Reg. 3- 3 Lucerna Dei antequam extingueretur
2 Reg. 14- 7 Et quærunt extinguere scintillam meam
21-17 Ne extinguas lucernam Israël
4 Reg. 22-17 Succendetur indignatio mea in loco hoc, et non extinguetur
2 Par. 29- 7 Et extinxerunt lucernas, incensumque non adoleverunt
34-25 Stillabit furor meus... et non extinguetur
Esth. 14- 9 Extinguere gloriam templi et altaris tui
Job. 18- 5 Nonne lux impii extinguetur
- 6 Lucerna quæ super eum est, extinguetur
21-17 Quoties lucerna impiorum extinguetur
Prov. 13- 9 Lucerna autem impiorum extinguetur
20-20 Extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris
21-14 Munus absconditum extinguit iras
24-20 Et lucerna impiorum extinguetur
26-20 Cum defecerint ligna, extinguetur ignis
31-18 Non extinguetur in nocte lucerna ejus
Cant. 8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere
Sap. 2- 3 Qua extincta, cinis erit corpus nostrum
16-17 In aqua, quæ omnia extinguit
19-19 Et aqua extinguentis naturæ obliviscebatur
Eccli. 3-33 Ignem ardentem extinguit aqua
19- 5 Qui odit loquacitatem, extinguit malitiam
23-22 Non extinguetur donec aliquid glutiat
28-14 Et si expueris super illam, extinguetur
-27 Exardebit in illis, et non extinguetur
43-23 Exuret desertum, et extinguet viride
Isai. 1-31 Succendetur... et non erit qui extinguat
34-10 Nocte et die non extinguetur
42- 3 Et linum fumigans non extinguet
43-17 Contriti sunt quasi linum, et extincti sunt
66-24 Et ignis eorum non extinguetur
Jerem. 4- 4 Succendatur, et non sit qui extinguat
7-20 Et succendetur, et non extinguetur
17-27 Et devorabit... et non extinguetur
21-12 Non sit qui extinguat, propter malitiam
Ezech. 20-47 Non extinguetur flamma succensionis
-48 Ego Dominus succendi eam, nec extinguetur
32- 7 Et operiam, cum extinctus fueris, cœlum
Amos. 5- 6 Et non erit qui extinguat Bethel
Matth. 12-20 Et linum fumigans non extinguet
25- 8 Quia lampades nostræ extinguuntur
Marc. 9-43 Ubi... et ignis non extinguitur
-45 Ubi... et ignis non extinguitur
-47 Ubi... et ignis non extinguitur
Ephes. 6-16 Omnia tela nequissimi ignea extinguere
1 Thes. 5-19 Spiritum nolite extinguere
Hebr. 11-34 Extinxerunt impetum ignis, effugerunt aciem gladii

EXTIRPO.

Eccli. 47- 8 Et extirpavit Philisthiim contrarios
1 Mac. 3-35 Ad conterendam et extirpandam virtutem Israël

EXTO.

Judith. 9- 2 Qui violatores extiterunt in coinquinatione
Prov. 20-16 Qui fidejussor extitit alieni
Ezech. 15- 8 Eo quod prævaricatores extiterint, dicit Dominus Deus
Osee. 8- 4 Principes extiterunt, et non cognovi
2 Mac. 4-49 Erga sepulturam eorum liberalissimi extiterunt
Act. 5-36 Ante hos enim dies extitit Theodas
-37 Post hunc extitit Judas Galilæus in diebus

EXTOLLENTIA.

Eccli. 23- 5 Extollentiam oculorum meorum ne dederis
26-12 Fornicatio mulieris in extollentia oculorum

EXTOLLO.

Esth. 9- 3 Extollebant Judæos timore Mardochæi
Psal. 27- 2 Dum extollo manus meas ad templum
- 9 Et rege eos, et extolle illos usque in ætern.
74- 6 Nolite extollere in altum cornu vestrum
82- 3 Et qui oderunt te, extulerunt caput
133- 2 In noctibus extollite manus vestras in sancta
Eccli. 6- 2 Non te extollas in cogitatione animæ tuæ
10-29 Noli extollere te in faciendo opere tuo
11- 4 Nec in die honoris tui extollaris
16-10 Et extollentem se in peccatis suis
19- 3 Et extolletur in exemplum majus
32- 1 Rectorem te posuerunt ? noli extolli
- 6 Et importune noli extolli in sapientia tua
33-33 Et si extollens discesserit, quem quæras
34- 1 Et somnia extollunt imprudentes
48-20 Et extulit manum suam in Sion
-22 Manus suas, extulerunt ad cœlum
50-11 Et cypressus in altitudinem se extollens
-22 Tunc descendens, manus suas extulit
Isai. 42-21 Ut... magnificaret legem, et extolleret
Dan. 2-48 Tunc rex Danielem in sublime extulit
11-14 Extollentur ut impleant visionem
Abdiæ. - 3 Superbia cordis tui extulit te
1 Mac. 2-63 Hodie extollitur, et cras non invenietur
2 Mac. 7-34 Noli frustra extolli vanis spebus
12-37 Et cum hymnis clamorem extollens
15-17 De quibus extolli posset impetus
Luc. 11-27 Extollens vocem quædam mulier de turba
2 Cor. 10- 5 Extollentem se adversus scientiam Dei
11-20 Si quis extollitur, si quis in faciem vos cædit
12- 7 Et ne magnitudo revelationum extollat me,
2 Thes. 2- 4 Qui adversatur, et extollitur supra omne

EXTORQUEO.

Levit. 6- 2 Vi aliquid extorserit, aut calumniam fecerit
2 Reg. 23-21 Vi extorsit hastam de manu Ægyptii

EXTRA.

Gen. 19-17 Eduxeruntq. eum, et posuerunt extra civit.
24-11 Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum
-50 Non possumus extra placitum ejus... loqui
48-22 Do tibi partem unam extra fratres tuos
Exod. 26-35 Mensamque extra velum : et contra mensam
27-21 Extra velum quod oppansum est testimonio
29-14 Corium et fim. combures foris extra castra
33- 7 Tabernaculum, tetendit extra castra procul
Egrediebatur ad tabernaculum fœderis, extra castra
36-32 Et extra hos, quinque alios vectes ad Occidentalem plagam
Exod. 40-20 Posuit et mensam in tabern... extra velum
Levit. 4-12 Efferet extra castra in locum mundum
-21 Ipsum a. vitulum efferet extra castra
6-11 Efferet eos (*cineres*) extra castra
8-17 Vitulum cum pelle... cremans extra castra
9-11 Pellem ejus extra castra combussit igni
10- 4 Tollite fratres... et asportate extra castra
13-46 Immundus, solus habitabit extra castra
14- 8 Ita duntaxat ut maneat extra tabernaculum
-40 Projici eos extra civitatem in locum immundum
-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem
-45 Pulverem projicient extra oppidum
17- 3 Si occiderit bovem... in castris vel extra castra
24- 3 Extra velum testimonii in tabern. fœderis
-14 Dicens : Educ blasphemum extra castra
-23 Eduxerunt eum.. extra castra, ac lapidibus
Num. 5- 4 Filii Israël, et ejecerunt eos extra castra
12-14 Separetur septem diebus extra castra
-15 Exclusa est itaque Maria extra castra
15-35 Obruat eum lapidibus omnis turba extra castra
19- 3 Qui eductam extra castra, immolabit
- 9 Effundet eos extra castra in loco purissimo
31-13 Egressi sunt... in occursum eorum extra castra
-19 Et manete extra castra septem diebus
35-26 Si interfector extra fines urbium
Deut. 22-21 Ejicient eam extra fores domus patris sui
23-10 Qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra castra
-12 Habebis locum extra castra, ad quem egrediaris ad requisita naturæ
Josue. 6-23 Et extra castra Israël manere fecerunt
1 Reg. 2- 2 Neque enim est alius extra te, et non est fortis sicut Deus noster
2 Reg. 7-22 Non est similis tui, neque est Deus extra te,
20- 5 Et moratus est extra placitum quod ei constituerat rex
3 Reg. 21-13 Quam ob rem eduxerunt eum extra civitat.
4 Reg. 11-15 Educite eam extra septa templi
2 Par. 23-14 Educite illam extra septa templi
32- 3 Ut obturarent capita fontium, qui erant extra urbem
33-14 Post hæc ædificavit murum extra civitatem
-15 Et projecit omnia extra urbem
Judith. 7- 6 A parte Australi extra civitatem dirigeret
Esth. 9- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ hostis Judæorum
Prov. 29-27 Verbum custodiens filius, extra perditionem erit
Isai. 45- 5 Ego Dominus... extra me non est Deus
Jerem. 22-19 Putrefactus et projectus extra portas Jerus.
Ezech. 40-44 Et extra portam interiorem, gazophylacia
43-21 Combures eum... extra sanctuarium
Soph. 2-15 Ego sum, et extra me non est alia amplius
1 Mac. 5-41 Si vero... posuerit castra extra flumen
14-45 Qui a. fecerit extra hæc, aut irritum fecerit
15-30 In quibus dominati estis extra fines Judææ
Matth. 15-38 Quatuor millia hominum, extra parvulos
21-17 Abiit foras extra civitatem in Bethaniam
-39 Eum ejecerunt extra vineam, et occiderunt
Marc. 5-10 Deprecabatur eum multum, ne se expelleret extra regionem
7-15 Nihil est extra hominem introiens in eum
8-23 Apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum
12- 8 Occiderunt : et ejecerunt extra vineam
Luc. 4-29 Surrexerunt, et ejecerunt illum extra civitat.
13-33 Non capit prophetam perire intra Jerusal.
20-15 Et ejectum illum extra vineam, occiderunt
Joan. 9-22 Ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synagogam fieret
Act. 4-15 Jusserunt a. eos foras extra concilium secedere
7-57 Ejicientes eum extra civitatem lapidabant
14-18 Lapidantesque Paulum, traxerunt extra civitatem
21-30 Paulum, trahebant eum extra templum
26-22 Nihil extra dicens quam ea quæ Prophetæ
1 Cor. 6-18 Omne peccatum... extra corpus est
2 Cor. 12- 2 Sive in corpore nescio, sive extra corpus
- 3 Sive in corpore, sive extra corpus, nescio
Hebr. 12- 8 Quod si extra disciplinam estis
13-11 Horum corpora cremantur extra castra
-12 Propter quod et Jesus... extra portam passus est
-13 Exeamus igitur ad eum extra castra
Apoc. 14-20 Et calcatus est lacus extra civitatem

EXTRAHO.

Gen. 37-28 Extrahentes eum de cisterna, vendiderunt
Exod. 25-15 Nec unquam extrahentur ab eis
Judic. 16-14 Extraxit clavum cum crinibus et licio

2 Reg. 22-17 Et extraxit me de aquis multis
Job. 20-15 De ventre illius extrahet eas Deus
40-20 An extrahere poteris leviathan hamo
Psal. 21-10 Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre
Jerem. 38-13 Et extraxerunt Jeremiam funibus
Ezech. 29- 4 Et extraham te de medio fluminum tuor.
32- 3 Et extraham te in sagena mea
Dan. 14-40 Et extraxit eum de lacu leonum
Luc. 14- 5 Non continuo extrahet illum die sabbati

EXTRANEUS, A.

Psal. 68- 9 Extraneus factus sum fratribus meis
Prov. 2-16 Ut eruaris a muliere aliena, et ab extranea
5-10 Ne forte impleantur extranei viribus tuis
6- 1 Defixisti apud extraneum manum tuam
-24 Ut custodiant te...a blanda lingua extraneæ
7- 5 Ut custodiat te a muliere extranea
11-15 Affligetur malo, qui fidem facit pro extraneo
14-10 In gaudio ejus non miscebitur extraneus
20-16 Et pro extraneis aufer pignus ab eo
23-33 Oculi tui videbunt extraneas
25- 9 Et secretum extraneo ne reveles
27- 2 Laudet te... extraneus, et non labia tua
-13 Tolle vestimentum ejus, qui spopondit pro extraneo
Eccle. 6- 2 Sed homo extraneus vorabit illud
Sap. 19-14 Quoniam inviti recipiebant extraneos
Prolog. Eccli. Sed etiam extraneos... doctissimos fieri
Eccli. 8-21 Coram extraneo ne facias consilium
Thren. 5- 2 Domus nostræ ad extraneos
Abdiæ. -11 Et extranei ingrediebantur portas ejus
1 Mac. 2- 8 Sancta in manu extraneorum facta sunt

EXTREMITAS.

Judith. 15- 6 Quousque pervenirent ad extremitatem finium suorum
Jerem. 10-13 Elevat nebulas ab extremitatibus terræ

EXTREMUS.

Gen. 23- 9 Quam habet in extrema parte agri sui
30-42 Et conceptus extremus, non ponebat eas
33- 7 Extremi Joseph et Rachel adoraverunt
47- 2 Extremos quoque fratrum suorum quinque
-21 Usque ad extremos fines ejus
Exod. 13-20 In Etham in extremis finibus solitudinis
28-25 Catenar. extrema duobus copulabis uncinis
-32 Sicut fieri solet in extremis vestium partibus
29-20 Et pones super extremum auriculæ dextræ
39-23 In extrema parte tunicæ per gyrum
Levit. 8-23 Tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron
-24 Cumque.. . tetigisset extremum auriculæ singulorum dextræ
14-14 Ponet super extremum auriculæ dextræ ej.
-17 Fundet super extremum auriculæ dextræ
-28 Tangetque extremum dextræ auriculæ illius
Num. 11- 1 Ignis Domini devoravit extremam castrorum partem
20-16 Cades, quæ est in extremis finibus tuis
22-36 Quod situm est in extremis finibus Arnon
-39 Quæ in extremis regni ejus finibus erat
-41 Et intuitus est extremam partem populi
24-14 Quid populus tuus...faciat extremo tempore
-20 Amalec, cujus extrema perdentur
-24 Et ad extremum etiam ipsi peribunt
33- 6 Etham, quæ est in extremis finibus solitud.
-37 In extremis finibus terræ Edom
Deut. 8-16 Ad extremum misertus est tui
17- 7 Et manus reliqui populi extrema mittetur
25-18 Et extremos agminis tui, qui lassi residebant
28-49 De longinquo, et de extremis terræ finibus
31-29 Et occurrent vobis mala in extremo tempore
Josue. 10-19 Et extremos quosque fugientium cædite
13-27 Usque ad extremam partem maris Cenereth
15- 1 Usque ad extremam partem Australis plagæ
- 5 Mare salsissimum usque ad extrema Jordanis
-21 Erantque civitates ab extremis partibus
18-16 In extrema parte vallis Raphaim
1 Reg. 9-27 Cumque descenderent in extrema parte civitatis
14- 2 Saül morabatur in extrema parte Gabaa
3 Reg. 12-31 Fecit... et sacerdotes de extremis populi
4 Reg. 14-26 Usque ad clausos carcere, et extremos
2 Esdr. 1- 9 Etiam si abducti fueritis ad extrema cœli
Job. 38-13 Et tenui sti concutiens extrema terræ
Psal. 134- 7 Educens nubes ab extremo terræ
138- 9 Si... et habitavero in extremis maris
Prov. 14-13 Et extrema gaudii luctus occupat
Eccli. 1-13 Timenti Dominum bene erit in extremis
Isai. 7- 3 Ad extremum aquæductus piscinæ superioris
-18 Quæ est in extremo fluminum Ægypti
41- 5 Et timuerunt, extrema terræ obstupuerunt
- 9 In quo apprehendi te ab extremis terræ
42-10 Laus ejus ab extremis terræ
Isai. 43- 6 Affer... et filias meas ab extremis terræ
44-23 Jubilate, extrema terræ; resonate, montes
48-20 Et efferte illud usque ad extrema terræ
49- 6 Ut sis salus mea usque ad extremum terræ
62-11 Dominus auditum fecit in extremis terræ
Jerem. 12-12 Ab extremo terræ usque ad extremum ejus
16-19 Ad te gentes venient ab extremis terræ
25-31 Pervenit sonitus usque ad extrema terræ
31- 8 Et congregabo eos ab extremis terræ
50-26 Venite ad eam ab extremis finibus
51-16 Qui levat nubes ab extremo terræ
Ezech. 35- 5 In tempore iniquitatis extremæ
Joel. 2-20 Et extremum ejus ad mare novissimum
Amos. 3-12 Duo crura, aut extremum auriculæ
Jonæ. 2- 7 Ad extrema montium descendi
1 Mac. 5-53 Et erat Judas congregans extremos
8- 4 Qui supervenerant eis ab extremis terræ
14-10 Nomen gloriæ ej. usque ad extremum terræ
Marc. 5-23 Quoniam filia mea in extremis est
Luc. 16-24 Ut intingat extremum digiti sui in aquam
Act. 13-47 Ut sis in salutem usque ad extremum terræ

EXTRICO.

Tobiæ. 6- 8 Fumus ejus extricat omne genus dæmon.

EXTRINSECUS.

Gen. 6-14 Bitumine linies intrinsecus et extrinsecus
3 Reg. 6-30 Texit auro intrinsecus et extrinsecus
7- 9 Tam intrinsecus quam extrinsecus serrati erant
Et extrinsecus usque ad atrium majus
8- 8 Non apparebant ultra extrinsecus
2 Par. 4- 3 Et decem cubitis quædam extrinsecus cælaturæ
5- 9 Si vero quis paululum fuisset extrinsecus
Ezech. 40-19 Usque ad frontem atrii interioris extrinsecus
Marc. 7-18 Quia omne extrinsecus introiens in hominem
2 Cor. 11-28 Præter illa quæ extrinsecus sunt
1 Petr. 3- 3 Quarum non sit extrinsecus capillatura

EXTRUCTIO.

Ezech. 17-17 Injactu aggeris, et in extructione vallorum

EXTRUDO.

2 Mac. 5- 8 Ut patriæ et civium hostis, in Ægyptum extrusus est

EXTRUO.

Num. 32-34 Igitur extruxerunt filii Gad, Dibon
-38 Imponentes vocabula urbibus quas extruxerant
Deut. 6-11 Domos plenas... quas non extruxisti
Josue. 22-26 Et diximus : Extruamus nobis altare
-29 Extructo altari ad holocausta
Quod extructum est ante tabernaculum ejus
-34 Vocaverunt... altare quod extruxerant
Judic. 18-28 Quam rursum extruentes habitaverunt in ea
21- 4 Diluculo consurgentes, extruxerunt altare
3 Reg. 12-33 Super altare quod extruxerat in Bethel
15-22 Extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin
-23 Quæ fecit, et civitates quas extruxit
16-24 Et vocavit nomen civitatis, quam extruxerat
22-39 Cunctarumque urbium quas extruxit
4 Reg. 16-11 Extruxitque Urias sacerdos altare
21- 4 Extruxitque aras in domo Domini
- 5 Extruxit altaria universæ militiæ cœli
25- 1 Extruxerunt in circuitu ejus munitiones
1 Par. 11- 8 Joab autem reliqua urbis extruxit
21-18 Ut ascenderet, et extrueretque altare Domino
2 Par. 8- 5 Extruxitque Bethoron superiorem
-12 Super altare Domini, quod extruxerat
11- 6 Extruxitque Bethlehem, et Etam, et Thecuë
14- 7 Et nullum in extruendo impedimentum fuit
20- 8 Et extruxerunt in illa sanctuarium
26-10 Extruxit etiam turres in solitudine
28-25 Extruxit aras ad cremandum thus
32- 5 Et extruxit turres desuper
1 Esdr. 2-68 Obtulerunt..ad extruendam eam in loco suo
4-12 Quam ædificant, extruentes muros ejus
5- 8 Opusque illud diligenter extruitur
-11 Templum, quod erat extructum ante hos annos multos, quodque rex Israël magnus ædificaverat, et extruxerat
9- 9 Et extrueret solitudines ejus, et daret nobis
Prov. 14- 1 Insipiens extructam quoque manibus destruet
Eccle. 2- 6 Et extruxi mihi piscinas aquarum
9-14 Extruxitque munitiones per gyrum
Isai. 5- 2 Et torcular extruxit in ea
Jerem. 32-24 Munitiones extructæ sunt adversum civit.
50-39 Nec extruetur usque ad generationem
Ezech. 27- 5 Abietibus de Sanir extruxerunt te
Nahum. 3-14 Extrue munitiones tuas : intra in lutum
Zach. 6-13 Et ipse extruet templum Domino
1 Mac. 9-62 Et extruxit diruta ejus, et firmaverunt eam
1 Mac. 10-11 Ut extruerent muros, et montem Sion
-45 Et ad extruendos muros Jerusalem
16-23 Et ædificii murorum quos extruxit
2 Mac. 10- 2 Quas alienigenæ per plateas extruxerant

EXTURBO.

Josue. 7-25 Exturbet te Dominus in die hac

EXUBERO.

Osee. 10- 1 Juxta ubertatem terræ suæ exuberavit simulacris
Joel. 3-13 Plenum est torcular, exuberant torcularia

EXUL.

Num. 35-26 Fines urbium, quæ exulibus deputatæ sunt
-32 Exules et profugi ante mortem pontificis

EXULTATIO.

1 Reg. 4- 8 Non enim fuit tanta exultatio heri
Tobiæ. 3-22 Post lacrymationem..exultationem infundis
Judith. 16- 9 Et induit se vestimento lætitiæ in exultatione filiorum Israël
Esth. 8-17 Apud omnes... mira exultatio, epulæ atque convivia
Psal. 31- 7 Exultatio mea, erue me a circumdantibus
41- 5 In voce exultationis et confessionis
44-16 Afferentur in lætitia et exultatione
46- 2 Jubilate Deo in voce exultationis
47- 3 Fundatur exultatione universæ terræ mons Sion
62- 6 Et labiis exultationis laudabit os meum.
64-13 Et exultatione colles accingentur
99- 2 Introite in conspectu ejus, in exultatione
104-43 Et eduxit populum suum in exultatione
106-22 Et annuntient opera ejus in exultatione
117-15 Vox exultationis et salutis, in tabernaculis
118-111 Quia exultatio cordis mei sunt
125- 2 Tunc repletum est gaudio os nostrum : lingua nostra exultatione
- 5 Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent
- 6 Venientes a. venient cum exultatione
131-16 Et sancti ejus exultatione exultabunt
Prov. 20-29 Exultatio juvenum, fortitudo eorum
28-12 In exultatione justorum multa gloria est
Eccli. 1-11 Et lætitia, et corona exultationis
15- 6 Jucunditatem et exultationem thesaurizabit
30-23 Et exultatio viri est longævitas
31-36 Exultatio animæ et cordis, vinum moderate potatum
35-11 Et in exultatione sanctifica decimas tuas
47- 5 Saxo fundæ dejecit exultationem Goliæ
Isai. 4- 2 Et exultatio his qui salvati fuerint de Isr.
16-10 Auferetur lætitia et exultatio de Carmelo
28- 1 Væ... gloriæ exultationis ejus
- 4 Erit flos decidens gloriæ exultationis ejus
- 5 Et sertum exultationis residuo populi sui
48-20 In voce exultationis annuntiate
65-14 Servi mei laudabunt præ exultatione cordis
-18 Quia ecce ego creo Jerusalem exultationem
Jerem. 33- 9 Et in exultationem cunctis gentibus terræ
48- 2 Non est ultra exultatio in Moab
-33 Ablata est lætitia et exultatio de Carmelo
Baruc. 4-34 Et amputabitur exultatio multitudinis ejus
Joel. 1-16 Perierunt de domo Dei nostri, lætitia et exultatio
Habac. 3-14 Exultatio eorum, sicut ejus qui devorat
Luc. 1-14 Et erit gaudium tibi, et exultatio
Act. 2 46 Sumebant cibum cum exultatione
Hebr. 1- 9 Unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis
Jacob. 4-16 Omnis exultatio talis, maligna est
Judæ. -24 In exultatione in adventu Domini

EXULTO.

1 Reg. 2- 1 Exultavit cor meum in Domino
2 Reg. 1-20 Ne exultent filiæ incircumcisorum
1 Par. 16-31 Lætentur cœli, et exultet terra
-32 Exultent agri, et omnia quæ in eis sunt
-35 Et exultemus in carminibus tuis.
Esth. 8-15 Omnisque civitas exultavit, atque lætata est
9-19 Ita ut exultent in eo, et mittant sibi...
Job. 21-11 Et infantes eorum exultant lusibus
31-29 Et exultavi quod invenisset eum malum
39-21 Terram ungula fodit, exultat audacter
Psal. 2-11 Et exultate ei cum tremore
5-12 Qui sperant in te, in æternum exultabunt
9- 3 Lætabor et exultabo in te
-16 Exultabo in salutari tuo
12- 5 Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero
- 6 Exultabit cor meum in salutari tuo
13- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
15- 9 Lætatum est cor meum, et exultavit lingua
18- 6 Exultavit ut gigas ad currendam viam
20- 2 Super salutare tuum exultabit vehementer

Psal. 30- 8 Exultabo, et lætabor in misericordia tua
31-11 Lætamini in Domino et exultate, justi
32- 1 Exultate, justi, in Domino
34- 9 Anima autem mea exultabit in Domino
-27 Exultent et lætentur qui volunt justitiam
39-17 Exultent et lætentur super te omnes quærentes te
47-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
50-10 Et exultabunt ossa humiliata
-16 Et exultabit lingua mea justitiam tuam
52- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israël.
58-17 Et exultabo mane misericordiam tuam.
62- 8 Et in velamento alarum tuarum exultabo
66- 5 Lætentur et exultent gentes
67- 4 Justi epulentur, et exultent in conspectu Dei
- 5 Exultate in conspectu ejus, turbabuntur
69- 5 Exultent et lætentur in te omnes qui quærunt te
70-23 Exultabunt labia mea cum cantavero tibi
80- 2 Exultate Deo adjutori nostro
83- 3 Cor meum, et caro mea, exultaverunt in Deum vivum
88-13 Thabor et Hermon in nomine tuo exultabunt
-17 Et in nomine tuo exultabunt tota die
89-14 Exultavimus, et delectati sumus omnibus diebus nostris
91- 5 In operibus manuum tuarum exultabo
94- 1 Venite, exultemus Domino
95-11 Lætentur cœli, et exultet terra
-12 Tunc exultabunt omnia ligna sylvarum
96- 1 Dominus regnavit, exultet terra
- 8 Exultaverunt filiæ Judæ, propter judicia tua
97- 4 Cantate, et exultate, et psallite
- 8 Plaudent manu, simul montes exultabunt
107- 8 Exultabo, et dividam Sichimam
113- 4 Montes exultaverunt ut arietes
- 6 Montes exultatis sicut arietes
117-24 Exultemus, et lætemur in ea
131- 9 Et sancti tui exultent
-16 Et sancti ejus exultatione exultabunt
144- 7 Eructabunt: et justitia tua exultabunt
149- 2 Et filii Sion exultent in rege suo
- 5 Exultabunt sancti in gloria
Prov. 2-14 Qui lætantur...et exultant in rebus pessimis
11-10 In bonis justorum exultabit civitas
23-16 Et exultabunt renes mei
-24 Exultat gaudio pater justi
-25 Et exultet quæ genuit te
24-17 Et in ruina ejus ne exultet cor tuum
Cant. 1- 3 Exultabimus et lætabimur in te
Sap. 19- 9 Depaverunt escam, et tanquam agni exultaverunt
Eccli. 11-16 Qui a. exultant in malis, consenescunt in malo
Isai. 9- 3 Sicut exultant victores capta præda
12- 6 Exulta, et lauda, habitatio Sion
13- 3 Vocavi fortes... exultantes in gloria mea
14- 7 Omnis terra, gavisa est et exultavit
16-10 In vineis non exultabit neque jubilabit
22- 2 Clamoris plena, urbs frequens, civitas exultans
25- 9 Exultabimus, et lætabimur in salutari ejus
29-19 Et pauperes homines in sancto Israël exultabunt
32-13 Super om. domos gaudii civitatis exultantis
35- 1 Exultabit solitudo, et florebit quasi lilium
- 2 Et exultabit lætabunda et laudans
41-16 Et tu exultabis in Domino
49-13 Laudate cœli, et exulta terra, jubilate mont.
61-10 Et exultabit anima mea in Deo meo
65-18 Gaudebitis et exultabitis usque in sempiternum
-19 Exultabo in Jerus., et gaudebo in populo m.
66-10 Exultate in ea omnes qui diligitis eam
Jerem. 31- 7 Hæc dicit Dom.: Exultate in lætitia, Jacob
46- 9 Ascendite equos, et exultate in curribus
50-11 Quoniam exultatis, et magna loquimini
Ezech. 23-42 Et vox multitudinis exultantis erat in ea
Osee. 9- 1 Noli lætari, Israël, noli exultare sicut populi
10- 5 Et æditui ejus super eum exultaverunt
Joel. 2-21 Noli timere, terra, exulta et lætare
-23 Et filii Sion, exultate, et lætamini in Dom.
Habac. 1-15 Super hoc lætabitur et exultabit
3-18 Et exultabo in Deo Jesu meo
Soph. 3-14 Et exulta in omni corde, filia Jerusalem
-17 Exultabit super te in laude
Zach. 9- 9 Exulta satis, filia Sion; jubila, filia Jerusalem
10- 7 Et exultabit cor eorum in Domino
Matth. 5-12 Gaudete, et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis
Luc. 1-41 Exultavit infans in utero ejus
-44 Exultavit in gaudio infans in utero meo
-47 Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo
6-23 Gaudete in illa die, et exultate
10-21 In ipsa hora exultavit Spiritu sancto
Joan. 5-35 Vos a. voluistis ad horam exultare in luce
8-56 Pater vester exultavit ut videret diem meum
Act. 2-26 Propter hoc...et exultavit lingua mea
Colos. 3-15 Pax Christi exultet in cordibus vestris
Jacob. 4-16 Nunc autem exultatis in superbiis vestris
1 Petr. 1- 6 In quo exultabitis, modicum nunc si oportet contristari
- 8 Credentes autem exultabitis lætitia
4-13 Ut et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes
Apoc. 18-20 Exulta super eam, cœlum, et sancti Apostoli
19- 7 Gaudeamus, et exultemus, et demus gloriam ei

EXUO.

Judith. 10- 2 Et exuit se vestimentis viduitatis suæ.
16- 9 Exuit enim se vestimento viduitatis
Eccli. 26-28 Difficile exuitur negotians a negligentia
Isai. 32-11 Exuite vos, et confundimini
Baruc. 4-20 Exui me stola pacis, indui a. me sacco
5- 1 Exue te, Jerusalem, stola luctus
Ezech. 44-19 Exuent se vestimentis suis
2 Mac. 4-38 Andronicum purpura exutum... jubet circumduci
Matth. 27-28 Et exuentes eum, chlamydem coccineam circumdederunt ei
-31 Illuserunt ei, exuerunt eum chlamyde
Marc. 15-20 Exuerunt illum purpura, et induerunt

EXUPERO.

Philip. 4- 7 Et pax Dei, quæ exuperat omnem sensum

EXURGO.

1 Reg. 24- 8 Porro Saül exurgens de spelunca, pergebat
Tobiæ. 8- 4 Sara, exurge, et deprecemur Deum hodie
12-22 Et exurgentes narraverunt omnia mirabilia
Judith. 7-23 Exurgens Ozias infusus lacrymis, dixit
Psal. 3- 6 Et exurrexi, quia Dominus suscepit me
- 7 Exurge, Domine, salvum me fac, Deus meus
7- 7 Exurge, Domine, in ira tua: et exaltare
Et exurge, Domine Deus meus, in præcepto
9-20 Exurge, Domine, non confortetur homo
H. 10-12 Exurge, Domine Deus, exaltetur manus tua
11- 6 Nunc exurgam, dicit Dominus
16-13 Exurge, Domine, præveni eum, et supplanta
26- 3 Si exurgat adversum me prælium
34- 2 Et exurge in adjutorium mihi
-23 Exurge et intende judicio meo
43-23 Exurge, quare obdormis, Domine? exurge, et ne repellas in finem
-26 Exurge, Domine, adjuva nos: et redime nos
56- 9 Exurge, gloria mea; exurge, psalterium et cithara: exurgam diluculo
58- 6 Exurge in occursum meum, et vide
67- 2 Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus
73-22 Exurge, Deus, judica causam tuam
75-10 Cum exurgeret in judicium Deus
77- 6 Filii qui nascentur, et exurgent, et narrabunt
101-14 Tu exurgens misereberis Sion
107- 3 Exurge, gloria mea; exurge, psalterium et cithara: exurgam diluculo
123- 2 Cum exurgerent homines in nos
138-18 Exurrexi, et adhuc sum tecum
Eccli. 40- 7 In tempore salutis suæ exurrexit
Baruc. 5- 5 Exurge, Jerusalem, et sta in excelso
1 Mac. 11-69 Insidiæ vero exurrexerunt de locis suis
12-40 Et exurgens abiit in Bethsan
Matth. 1-24 Exurgens autem Joseph a somno, fecit
Marc. 4-27 Et dormiat, et exurgat nocte et die
-39 Exurgens comminatus est vento
10- 1 Et inde exurgens venit in fines Judææ
13- 8 Exurget enim gens contra gentem
-22 Exurgent enim pseudochristi
14-60 Et exurgens summus sacerdos in medium
Luc. 1-39 Exurgens a. Maria in diebus illis abiit
Joan. 6-18 Mare a., vento magno flante, exurgebat
Act. 1-15 In diebus illis exurgens Petrus in medio fratrum
5-17 Exurgens autem princeps sacerdotum
9-39 Exurgens autem Petrus venit cum illis
20-30 Exurgent viri loquentes perversa
22-16 Exurge, et baptizare, et ablue peccata
26-16 Sed exurge, et sta supra pedes tuos
-30 Et exurrexit rex, et præses, et Bernice
Rom. 15-12 Erit radix Jesse, et qui exurget regere Gentes
Ephes. 5-14 Exurge a mortuis, et illuminabit te Christus
Hebr. 7-15 Si secundum similitudinem Melchisedech exurgat alius sacerdos

EXURO.

Levit. 6-10 Tolletque cineres quos vorans ignis exussit
10-16 Cum quæreret Moyses, exustum reperit
13-24 Caro autem et cutis quam ignis exusserit
21- 9 Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro... flammis exuretur
1 Par. 14-12 Deos suos, quos David jussit exuri
Eccli. 43- 3 In meridiano exurit terram
- 4 Tripliciter sol exurens montes
-23 Devorabit montes: et exuret desertum
Isai. 5-24 Sicut devorat stipulam lingua ignis, et calor flammæ exurit
Jerem. 2-15 Civitates ejus exustæ sunt, et non est
9-12 Quare perierit terra, et exusta sit quasi desertum
21-10 In manu regis Babylonis dabitur, et exuret eam igni
Thren. 5-10 Pellis nostra, quasi clibanus exusta est
Joel. 2- 3 Ignis vorans, et post eum exurens flamma
1 Mac. 4-38 Viderunt... altare profanatum, et portas exustas
2 Mac. 12- 6 Portum quidem noctu succendit, scaphas exussit
2 Petr. 3-10 Quæ in ipsa sunt opera, exurentur

EXUSTIO.

Isai. 64- 2 Sicut exustio ignis tabescerent
-11 Facta est in exustionem ignis

EXUVIÆ.

Ezech. 26-16 Et auferent exuvias suas, et vestimenta

EZECHIAS I.

Anno mundi 3309, *Romæ* 9, *ante J. Ch.* 745. *Rex decimus sextus Juda, filius et successor Achaz. Viginti et quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et viginti novem annis regnavit in Jerusalem; nomen matris ejus Abi filia Zachariæ, quæ peperit eum anno mundi* 3285. *Fecit quod bonum erat coram Domino juxta omnia quæ fecerat David. Dissipavit excelsa, contrivit statuas, succidit lucos, confregitque serpentem æneum quem fecerat Moyses; siquidem ad illud tempus filii Israel adolebant ei incensum. In Domino Deo Israel speravit; itaque post eum non fuit similis ei de cunctis regibus Juda, sed neque in his qui ante eum fuerunt. Adhæsit Domino, et non recessit a vestigiis ejus; unde et erat Dominus cum eo, et in cunctis ad quæ procedebat, sapienter se agebat. Rebellavitque contra regem Assyriorum, et non servivit ei. Percussit Philisthæos. Fortiter tulit obsidionem qua cingebat Jerusalem Sennacherib rex Assyriorum, et adjuvante Deo urbs sancta liberata est, adeo ut veniret Angelus Domini, et percuteret in castris Assyriorum centum octoginta quinque millia virorum. Eodem tempore ægrotavit Ezechias usque ad mortem; at oravit animo ferventi Deum patrum suorum, ante quem, ut ipse dixit, in veritate ambulabat, et flevit fletu magno; propter promissionem Domini ad David, ait S. Hieronymus, quam videbat in sua morte perituram; eo enim tempore Ezechias filios non habebat... ergo iste omnis fletus est, quod desperabat Christum de suo semine nasciturum. Dominus vero Deus motus lacrymis Ezechiæ, sanavit illum, et addidit diebus ejus quindecim annos. Quod Deus confirmavit miraculo umbræ horologii Achaz, quæ reducta est per lineas, quibus jam descenderat, retrorsum decem gradibus. Videndum est in Ecclesiastico, cap. 48, laudem Ezechiæ. Dormivit cum patribus suis, et regnavit filius ejus Manasses pro eo.*

4 Reg. 16-20 Dormivitque Achaz... et regnavit Ezechias filius ejus pro eo
18- 1 Regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
- 9 Anno quarto regis Ezechiæ, qui erat annus
-13 Anno quarto decimo regis Ezechiæ
-14 Tunc misit Ezechias rex Juda nuntios
Indixit itaque rex Assyriorum Ezechiæ regi
-15 Deditque Ezechias omne argentum
-16 Confregit Ezechias valvas templi Domini
-17 Misit a. rex Assyrior... ad regem Ezechiam
-22 Nonne iste est, cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria
-29 Hæc dicit rex: Non vos seducat Ezechias
-31 Nolite audire Ezechiam
-32 Nolite audire Ezechiam, qui vos decipit
-37 Venitque Eliacim... ad Ezechiam, scissis vestibus
19- 1 Cum audisset Ezechias rex, scidit vestimenta
- 3 Hæc dicit Ezechias: Dies tribulationis
- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ ad Isaïam
- 9 Misit nuntios ad Ezechiam, dicens
-10 Hæc dicite Ezechiæ regi Juda
-14 Itaque cum accepisset Ezechias litteras
-20 Misit autem Isaïas filius Amos ad Ezechiam
-29 Tibi autem, Ezechia, hoc erit signum
20- 1 In diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mortem

4 *Reg.* 20- 3 Flevit itaque Ezechias fletu magno
- 5 Revertere, et dic Ezechiæ duci populi mei
- 8 Dixerat autem Ezechias ad Isaïam
-10 Et ait Ezechias : Facile est, umbram crescere
-12 Misit Berodach...litteras et munera ad Ezechiam : audierat enim quod ægrotasset Ezechias
-13 Lætatus est a. in adventu eorum Ezechias
Non fuit quod non monstraret eis Ezechias
-14 Venit a.Isaïas propheta ad regem Ezechiam
Cui ait Ezechias : De terra longinqua venerunt ad me
-15 AitEzechias : Omnia quæcumq.sunt in domo
-16 Dixit itaque Isaïas Ezechiæ : Audi sermonem Domini
-19 Dixit Ezechias ad Isaïam : Bonus sermo Do.
-20 Reliqua autem sermonum Ezechiæ
21- 3 Ædificav.excelsa, quæ dissipaveratEzechias
1 *Par.* 3-13 Procreavit Achaz patrem Ezechiæ
4-41 Venerunt... in diebus Ezechiæ regis Juda
2 *Par.* 28-27 Regnavitque Ezechias filius ejus pro eo
29- 1 Igitur Ezechias regnare cœpit
-18 Ingressi quoque sunt ad Ezechiam regem
-20 Consurgensque diluculo Ezechias rex
-27 Et jussit Ezechias ut offerrent holocausta
-30 Præcepitque Ezechias et principes Levitis
-31 Ezechias autem etiam hæc addidit
-36 Lætatusque est Ezechias, et omnis populus
30- 1 Misit quoque Ezechias ad omnem Israel
-18 Et oravit pro eis Ezechias, dicens
-22 Et locutus est Ezechias ad cor omnium
-24 Ezechias enim rex Juda præbuerat
31- 2 Ezechias a. constituit turmas sacerdotales
- 8 Cumque ingressi fuissent Ezechias et principes ejus
- 9 Interrogavitque Ezechias sacerdotes
-11 Præcepit igitur Ezechias ut præpararent horrea in domo Domini
-13 Ex imperio Ezechiæ regis et Azariæ pontif.
-20 Fecit ergo Ezechias universa quæ diximus
32- 2 Quod cum vidisset Ezechias, venisse scilicet
- 8 Confortatusque est populus hujuscemodi verbis Ezechiæ regis Juda
- 9 Misit Sennacherib... ad Ezechiam regem
-11 Num Ezechias decipit vos, ut tradat morti
-12 Numquid non iste est Ezechias, qui destruxit excelsa illius
-15 Non vos ergo decipiat Ezechias
-16 Alia multa locuti sunt... et contra Ezechiam
-17 Sic et Deus Ezechiæ eruere non poterit populum suum de manu ista
-20 Oraverunt igitur Ezechias rex, et Isaïas
-22 Salvavitq.Do. Ezechiam, et habitatores Jer.
-23 Multi etiam deferebant... munera Ezechiæ
-24 In diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mortem
-26 Non venit super eos ira Domini in diebus Ezechiæ
-27 Fuit a. Ezechias dives, et inclytus valde
-30 Ipse est Ezechias, qui obturavit superiorem fontem aquarum Gihon
-32 Reliqua autem sermonum Ezechiæ
-33 Dormivitque Ezechias cum patribus suis
33- 3 Instauravit excelsa, quæ demolitus fuerat Ezechias pater ejus
1*Esdr.* 2-16 Filii Ather, qui erant ex Ezechia
Prov. 25- 1 Quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda
Eccli. 48-19 Ezechias munivit civitatem suam
-25 Nam fecit Ezechias quod placuit Deo
49- 5 Præter David, et Ezechiam, et Josiam
Isai. 36- 1 Factum est in quarto decimo anno regis Ezechiæ
- 2 Misit rex Assyriorum... ad regem Ezechiam
- 4 Dicite Ezechiæ : Hæc dicit rex magnus
- 7 Cujus abstulit Ezechias excelsa et altaria
-14 Dicit rex : Non seducat vos Ezechias
-15 Et non vobis tribuat fiduciam Ezechias
-16 Nolite audire Ezechiam : Hæc e. dicit rex
-18 Nec conturbet vos Ezechias, dicens
-22 Ingressus est...ad Ezechiam scissis vestibus
37- 1 Et factum est, cum audisset rex Ezechias
- 3 Hæc dicit Ezechias : Dies tribulationis
- 5 Et venerunt servi regis Ezechiæ ad Isaïam
- 9 Misit nuntios ad Ezechiam, dicens
-10 Hæc dicetis Ezechiæ regi Judæ, loquentes
-14 Tulit Ezechias libros de manu nuntiorum
-15 Et oravit Ezechias ad Dominum, dicens
-21 Et misit Isaïas filius Amos ad Ezechiam
38- 1 In diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mortem
- 2 ConvertitEzechias faciem suam ad parietem
- 3 Et flevit Ezechias fletu magno
- 5 Vade, et dic Ezechiæ : Hæc dicit Dominus
- 9 Scriptura Ezechiæ regis Juda, cum ægrotasset
Isai. 38-22 Dixit Ezechias : Quod erit signum quia ascendam
39- 1 Misit Merodach...libros et munera ad Ezechiam
- 2 Lætatus est autem super eis Ezechias
Quod non ostenderet eis Ezechias in domo
-3 Introivit a. Isaïas propheta ad Ezechiam
Dixit Ezechias : De terra longinqua venerunt
- 4 Dixit Ezechias : Omnia quæ in domo mea sunt, viderunt
- 5 Dixit Isaïas ad Ezechiam : Audi verbum Do.
- 8 Dixit Ezechias ad Isaïam : Bonum verbum
Jerem. 15- 4 Propter Manassen filium Ezechiæ regis
26-18 Fuit propheta in diebus Ezechiæ regis Juda
-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias
Osee. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz, Ezechiæ
Mich. 1- 1 In diebus Joathan, Achaz, et Ezechiæ
2 *Mac.*15-22 Misisti Angelum tuum sub Ezechia
Matth. 1- 9 Achaz autem genuit Ezechiam
-10 Ezechias autem genuit Manassen

EZECHIAS II.

Filius Naariæ secundus de semine Zorobabel filii Salatiel quem genuit Jechonias.

1 *Par.* 3-23 Filius Naariæ, Elioënaï, et Ezechias, et Ezricam, tres

EZECHIAS III.

Anno mundi 3294, ante J. Ch. 760. Filius Sellum, e tribu Ephraïm. Volebant Israelitæ captivos Judæos habere pro mancipiis quos ceperant de fratribus suis, nempe ducenta millia mulierum, puerorum et puellarum; hoc autem erat vetitum a lege Levit. 25-44 et 45. Steterunt itaque viri de principibus filiorum Ephraïm, Azarias, Barachias, Ezechias et Amasa contra eos qui veniebant de prælio, et noluerunt introduci in Samaria captivos; sed apprehendentes eos omnes qui nudi erant, vestierunt de spoliis, cumque vestissent eos et calceassent et refecissent cibo ac potu, et cum infirmos imposuissent jumentis, adduxerunt Jericho ad fratres eorum, ipsique reversi sunt in Samariam. Hoc porro factum est regnante Achaz in Juda.

2 *Par.* 28-12 Ezechias filius Sellum, et Amasa filius Adali

EZECHIEL I.

Anno mundi 3420, Romæ 120, ante J. Ch. 634. E nobili sacerdotum stirpe ortus est. Inter eos fuit, qui primi omnium abducti fuerunt cum Jechonia rege Juda. Prophetare cœpit in Chaldæa anno quinto ejusdem deportationis, id est, anno mundi 3440, ætatis vero suæ vigesimo. Prophetavit autem usque ad annum captivitatis vigesimum septimum, id est, per annos viginti duos, quorum priores undecim cum undecim posterioribus Jeremiæ concurrunt. Et certe est idem utriusque argumentum, etsi tectius illud paululum, per ænigmata videlicet et figuras, Ezechiel persequatur; quod ideo fecisse videtur, ne Babyloniis Judaici populi res innotescerent. Quæ ergo Jeremias de excidio templi et urbis proponit, necnon de captivitate Babylonica, eadem Ezechiel repetit, maxime ut refellat ficta vaticinia pseudoprophetarum Jeremiam falsitatis arguentium, pacemque et prospera omnia prædicantium. Et sicut Jeremias aliis vicinis nationibus per Chaldæos excidium intentat : ita facit Ezechiel. Denique ut Jeremias, sic ipse Ezechiel prædicit reditum et liberationem Judæorum e captivitate, Messiæ regnum, vocationem Gentium, victoriam et instaurationem Ecclesiæ, et interitum hostium illius. Stylus ipsius, observante S. Hieronymo, nec sublimis est, qualis Isaïæ, nec demissus, sed inter utrumque medius, ac plerumque difficilis et obscurus, quippe symbolis ac ænigmatibus crebris involutus; unde apud Judæos ante trigesimum ætatis annum hujus prophetiæ initium et finem legere nemini permittebatur. Tacet Scriptura de morte Ezechielis.

Psal. 64- 1 Psalmus David, canticum Jeremiæ et Ezechielis
Eccli. 49-10 Ezechiel qui vidit conspectum gloriæ
Ezech. 1- 3 Factum est verbum Domini ad Ezechielem
24-24 Eritque Ezechiel vobis in portentum

EZECHIEL II.

Pater Secheniæ, qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis, et cum eo ducenti viri.

1*Esdr.* 8- 5 De filiis Secheniæ, filius Ezechiel

EZECIAS *vel* EZECHIAS.

Pater Amariæ patris Godoliæ.

Soph. 1- 1 Filii Ezeciæ in diebus Josiæ filii Amon

EZEL.

Ex nomine Ezel conjectat Lyranus lapidem illum esse viatorium, scilicet, quod viam ostenderet iter agentibus, quales sunt lapides Mercurii, qui in biviis aut in triviis statuuntur.

1 *Reg.* 20-19 Et sedebis juxta lapidem, cui nomen est Ezel

EZER I *vel* ESER. *Pater Hosa, de filiis Juda.*

1 *Par.* 4- 4 Phanuël a. pater Gedor, et Ezer pater Hosa

EZER II.

E tribu Ephraïm. Interfectus est ab habitatoribus Geth.

1 *Par.* 7-21 Et hujus filius Ezer et Elad

EZER III.

E tribu Gad, princeps eorum qui ad David transfugerunt, cum lateret in deserto, fugiens persecutionem Saülis.

1 *Par.* 12- 9 Ezer princeps, Obdias secundus, Eliab tertius

EZER IV.

Decimus quintus ultimusque sacerdos qui cum Zorobabele ascendit de captivitate Babylonis.

2*Esdr.*12-41 Et Melchia, et Ælam, et Ezer

EZIEL.

Filius Araïa. Aurifex qui opus et impensas adhibuit ad reædificandam Jerusalem.

2*Esdr.* 3- 8 Juxta eum ædificavit Eziel... aurifex

EZRA.

Pater Jether, Mered, Epher et Jalon in tribu Juda.

1 *Par.* 4-17 Et filii Ezra, Jether, et Mered, et Epher

EZRAHITA.

3 *Reg.* 4-31 Sapientior Ethan Ezrahita, et Heman
Psal. 87- 1 Ad respond. intellectus Eman Ezrahitæ
88- 1 Intellectus Ethan Ezrahitæ

EZREL.

De filiis Bani. Per captivitatem duxerat alienigenam uxorem; jussu autem Esdræ eam dimisit.

1*Esdr.*10-41 Ezrel, et Selemiau, Semeria

EZRI I.

De tribu Manasse, de familia autem Gedeon filii Joas. Venit Angelus Domini, et sedit sub quercu quæ erat in Ephra, et pertinebat ad Joas patrem familiæ Ezri.

Judic. 6-11 Pertinebat ad Joas patrem familiæ Ezri
-24 Cumque adhuc esset in Ephra, quæ est familiæ Ezri
8-32 Sepultus est... in Ephra de familia Ezri

EZRI II.

Filius Chelub. Præerat Ezri operi rustico et agricolis qui exercebant terras David regis Israel.

1 *Par.* 27-26 Agricolis... præerat Ezri filius Chelub

EZRICAM I.

Filius Naariæ, e regia stirpe David.

1 *Par.* 3-23 Filius Naariæ... et Ezricam, tres

EZRICAM II.

Filius Asel, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-38 Asel sex filii fuerunt... Ezricam, Bocru
9-44 Porro Asel sex filios habuit... Ezricam

EZRICAM III.

Levites, filius Hasebia filii Merari. Inter primos numeratur habitatores Jerusalem post reditum e captivitate Babylonis.

1 *Par.* 9-14 De Levitis autem... Ezricam, filii Hasebia

EZRICAM IV.

Præfectus domus regiæ Achaz regis Juda. Post victoriam quam Phacee filius Romeliæ et rex Israël reportavit de rege Juda, Zechri vir potens ex Ephraïm occidit Maasiam filium regis et Ezricam ducem domus ejus, Elcanam quoque secundum a rege.

2 *Par.* 28- 7 Eodem tempore occidit Zechri... et Ezricam

EZRIEL I.

Princeps cognationis in tribu Manasse.

1 *Par.* 5-24 Et hi fuerunt principes... et Eliel, et Ezriel

EZRIEL II.

Filius Saraiæ. Præceperat rex Joakim Jeremiel filio Amelech, Saraiæ filio Ezriel, et Selemiæ filio Abdeel, ut comprehenderent Baruch scribam et Jeremiam prophetam. Deus autem abscondit eos.

Jerem. 36-26 Et Saraiæ filio Ezriel, et Selemiæ

EZRIHEL.

Filius Jeroham, e tribu Dan, numeratur inter fortissimos exercitus David.

1 *Par.* 27-22 Dan vero Ezrihel, filius Jeroham

F

FAB

FABA.

2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt... polentam, et fabam, et lentem
Ezech. 4- 9 Sume... et fabam, et lentem, et milium

FABER.

Gen. 4-22 Et faber in cuncta opera æris et ferri
Judic. 5-26 Misit... et dexteram ad fabrorum malleos
1 *Reg.* 8-12 Constituet... fabros armorum et curruum
13-19 Porro faber ferrarius non inveniebatur
4 *Reg.* 12-11 Qui impendebant eam in fabris lignorum
22- 5 Deturque fabris per præpositos domus Do.
- 9 Et dederunt ut distribueretur fabris
2 *Par.* 24-12 Conducebant... fabros quoque ferri et æris
Sap. 13-11 Si quis artifex faber de sylva lignum rectum secuerit
Eccli. 38-28 Sic omnis faber et architectus, qui noctem tanquam diem transigit
-29 Sic faber ferrarius sedens juxta incudem
Isai. 40-19 Numquid sculptile conflavit faber?
41- 7 Confortavit faber ærarius percutiens malleo
44-11 Fabri enim sunt ex hominibus
-12 Faber ferrarius lima operatus est
54-16 Ecce ego creavi fabrum sufflantem in igne
Jerem. 24- 1 Fabrum, et inclusorem de Jerusalem (*adduxit*)
29- 2 Et faber, et inclusor de Jerusalem
Baruc. 6- 7 Nam lingua ipsorum polita a fabro
-45 A fabris autem, et ab aurificibus facta sunt
Zach. 1-20 Et ostendit mihi Dominus quatuor fabros
Matth. 13-55 Nonne hic est fabri filius?
Marc. 6- 3 Nonne hic est faber, filius Mariæ

FABRE.

Exod. 35-33 Quidquid fabre adinveniri potest
36- 1 Ut scirent fabre operari

FABREFIO.

Exod. 28-28 Ut maneat junctura fabrefacta
31- 4 Quidquid fabrefieri potest ex auro, et argento, et ære
2 *Reg.* 6- 5 Ludebant... in omnibus lignis fabrefactis
3 *Reg.* 6-18 Habens... et juncturas suas fabrefactas
7-35 Ita fabrefacta, ut luter desuper posset imponi
Ezech. 27-19 In nundinis tuis proposuerunt ferrum fabrefactum
41-18 Et fabrefacta cherubim et palmæ

FABRICO *et* FABRICOR.

Exod. 4-11 Aut quis fabricatus est mutum et surdum
27- 3 Omnia vasa ex ære fabricabis
Num. 32-16 Caulas ovium fabricabimus, et stabula
Deut. 4-28 Servietis diis qui hom. manu fabricati sunt
2 *Reg.* 20- 8 Qui fabricatus levi motu egredi poterat
3 *Reg.* 7-19 Quasi opere lilii fabricata erant in porticu
12-32 Ut immolaret vitulis quos fabricatus fuerat
4 *Reg.* 17-29 Unaquæque gens fabricata est deum suum
2 *Par.* 1- 5 Quod fabricatus fuerat Beseleel filius Uri
21-11 Excelsa fabricatus est in urbibus Juda
33-22 Idolis quæ Manasses fuerat fabricatus
34-17 Artificum, et diversa opera fabricantium
2 *Esdr.* 9-25 Possederunt... cisternas ab aliis fabricatas
Job. 34-13 Quem posuit super orbem, quem fabricatus
37-18 Forsitan cum eo fabricatus es cœlos
Psal. 73-16 Tu fabricatus es auroram et solem
128- 3 Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores
Cant. 7- 1 Sicut monilia quæ fabricata sunt manu
Sap. 13-11 Diligenter fabricet vas utile in conversationem vitæ
14- 2 Et artifex sapientia (*navim*) fabricavit sua
Eccli. 11-35 Attende tibi a pestifero, fabricat e. mala
27-25 Annuens oculo fabricat iniqua
Jerem. 10- 5 In similitudinem palmæ fabricata sunt
Baruc. 3-18 Qui argentum fabricant et solliciti sunt
6- 8 Ita accepto auro fabricati sunt
-46 Numquid ergo possunt ea quæ fabricata sunt ab ipsis esse dii?
Ezech. 15- 3 Aut fabricabitur de ea paxillus, ut dependeat in eo quodcumque vas?
16-31 Quia fabricasti lupanar tuum in capite omnis viæ
21-31 In manus... et fabricantium interitum
43- 8 Qui fabricati sunt limen suum juxta limen
-18 Hi sunt ritus altaris, in quacumque die fuerit fabricatum
46-23 Et culinæ fabricatæ erant subter porticus
1 *Mac.* 10- 6 Fabricare arma, et esse ipsum socium ejus
15- 7 Omnia arma quæ fabricata sunt, et præsidia
Hebr. 3- 3 Honorem habet domus, qui fabricavit illam
- 4 Omnis namque domus fabricatur ab aliquo
1 *Petr.* 3-20 In diebus Noë, cum fabricaretur arca

FAC

FABRICA.

Ezech. 43-10 Confundantur... et metiantur fabricam
-11 Figuram domus, et fabricæ ejus exitus, et introitus
2 *Mac.* 4-20 Datæ sunt in fabricam navium triremium

FABRICATIO.

Eccli. 32- 8 Sicut in fabricatione auri signum est smaragdi

FABRICATOR.

Job. 13- 4 Prius vos ostendens fabricatores mendacii
Eccle. 11- 5 Sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium
Isai. 45-16 Abierunt in confusionem fabricatores errorum

FABULA.

Deut. 28-37 Et eris perditus in proverbium ac fabulam
3 *Reg.* 9- 7 Eritq. Israel... et in fabulam cunctis populis
Tobiæ. 3- 4 Traditi sumus... in fabulam, et in improperium
Eccli. 20-21 Homo acharis quasi fabula vana
1 *Tim.* 1- 4 Neque intenderent fabulis, et genealogiis
4- 7 Ineptas autem et aniles fabulas devita
2 *Tim.* 4- 4 Ad fabulas autem convertentur
Tit. 1-14 Non intendentes Judaicis fabulis, et mandatis hominum
2 *Petr.* 1-16 Non e. doctas fabulas secuti, notam fecimus

FABULATIONES.

Psal. 118-85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes

FABULATORES.

Baruc. 3-23 Et fabulatores, et exquisitores prudentiæ

FABULOR.

Luc. 24-15 Factum est, dum fabularentur, et secum quærerent

FACIES.

Gen. 1- 2 Tenebræ erant super faciem abyssi
2- 7 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ
3- 8 Abscondit se Adam et uxor ejus a facie Do.
4- 6 Quare iratus es? et cur concidit facies tua?

FAC

Gen. 4-14 Ecce ejicis me hodie a facie terræ
Et a facie tua abscondar, et ero vagus
-16 Egressusque Caïn a facie Domini, habitavit profugus
6- 7 Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terræ
-13 Repleta est terra iniquitate a facie eorum
7- 3 Ut salvetur semen super faciem universæ terræ
8- 8 Ut videret si jam cessassent aquæ super faciem terræ
9-23 Faciesque eorum aversæ erant
11- 9 Dispersit eos Dominus super faciem cunctarum regionum
16- 8 A facie Sarai dominæ meæ ego fugio
17- 3 Cecidit Abram pronus in faciem
-17 Cecidit Abraham in faciem suam, et risit
24-47 Suspendi.. inaures ad ornandam faciem ejus
29-17 Rachel decora facie, et venusto aspectu
31- 2 Animadvertit quoque faciem Laban
- 5 Dixitque eis: Video faciem patris vestri
32-30 Vidi Deum facie ad faciem
33-10 Vidi faciem tuam, quasi viderim vultum Dei
39- 6 Erat autem Joseph pulchra facie, et decorus
40- 7 Cur tristior est hodie solito facies vestra?
43- 3 Non videbitis faciem meam, nisi fratrem...
- 5 Non videbitis faciem meam absque fratre
-31 Rursumque lota facie egressus, continuit se
44-23 Non videbitis amplius faciem meam
-26 Illo absente, non audemus videre faciem viri
46-30 Lætus moriar quia vidi faciem tuam
50- 1 Quod cernens Joseph, ruit super faciem patris, flens
-13 Ab Ephron Hethæo contra faciem Mambre
Exod. 3- 6 Abscondit Moyses faciem suam
10-28 Et cave ne ultra videas faciem meam
-29 Ut locutus es, non videbo ultra faciem tuam
23-29 Non ejiciam eos a facie tua anno uno
28-27 Quod respicit contra faciem juncturæ inferioris
33-11 Loquebatur autem Dominus ad Moysen facie ad faciem
-13 Ostende mihi faciem tuam, ut sciam te
-14 Facies mea præcedet te, et requiem dabo tibi
-20 Rursumq. ait: Non poteris videre faciem m.
-23 Faciem autem meam videre non poteris
34-11 Ego ipse ejiciam ante faciem tuam Amorrhæum
-24 Cum enim tulero gentes a facie tua
-29 Ignorabat quod cornuta esset facies sua
-30 Videntes autem Aaron et filii Israël cornutam Moysi faciem
-33 Posuit velamen super faciem suam
-35 Qui videbant faciem egredientis Moysi esse cornutam
Sed operiebat ille rursus faciem suam
Levit. 9-24 Laudaverunt Dom., ruentes in facies suas
13-55 Et cum viderit faciem quidem pristinam
17-10 Obfirmabo faciem meam contra animam illius
20- 3 Et ego ponam faciem meam contra illum
- 5 Ponam faciem meam super hominem illum
- 6 Ponam faciem meam contra eam
26-17 Ponam faciem meam contra vos
Num. 6-25 Ostendat Dominus faciem suam tibi
10-35 Fugiant qui oderunt te, a facie tua
12-14 Si pater ejus spuisset in faciem illius
14-14 In populo isto sis, et facie videaris ad faciem
16- 4 Quod cum audisset Moyses, cecidit pronus in faciem

Num. 16-22 Qui ceciderunt proni in faciem, atque dixerunt
Deut. 2-21 Quos delevit Dominus a facie eorum
5- 4 Facie ad faciem locutus est nobis in monte
9- 3 Deleat atque disperdat ante faciem tuam
11-23 Disperdet Dominus... ante faciem vestram
12-29 Quando disperdiderit... ante faciem tuam
25- 9 Spuetque in faciem illius, et dicet
28- 7 Venient contra te, et per septem fugient a facie tua
31-17 Et abscondam faciem meam ab eo
-18 Et celabo faciem meam in die illo
32-20 Et ait : Abscondam faciem meam ab eis
33-27 Ejiciet a facie tua inimicum, dicetque :
34-10 Sicut Moyses, quem nosset Dominus facie ad faciem
Josue. 10-10 Conturbavit eos Dominus a facie Israël
13- 6 Ego sum qui delebo eos a facie filiorum Isr.
23- 5 Disperdet eas, et auferet a facie vestra
-13 Non eas deleat ante faciem vestram
Judic. 2- 3 Quamobrem nolui delere eos a facie vestra
5- 5 Montes fluxerunt a facie Domini
Et Sinaï a facie Domini Dei Israël
6-22 Quia vidi Angelum Domini facie ad faciem
20-41 Qui prius simulaverant fugam, versa facie fortius resistebant
Ruth. 2-10 Quæ cadens in faciem suam et adorans
1 Reg. 2-11 In conspectu Dom. ante faciem Heli sacerd.
-18 Samuel a. ministrabat ante faciem Domini
5- 4 Invenerunt Dagon jacentem super faciem s.
7- 7 Timuerunt a facie Philisthinorum
-10 Exterruit eos, et cæsi sunt a facie Israël
8-18 Et clamabitis in die illa a facie regis vestri
13-12 Et faciem Domini non placavi
14-25 Venit in saltum, in quo erat mel super faciem agri
16-12 Erat a... et pulcher aspectu, decoraque facie
17-24 Fugerunt a facie ejus, timentes eum valde
-49 Cecidit in faciem suam super terram
18-11 Et declinavit David a facie ejus secundo
19- 8 Percussitque eos .. et fugerunt a facie ejus
-10 Et declinavit David a facie Saül
21- 6 Qui sublati fuerant a facie Domini
-10 Et fugit in die illa a facie Saül : et venit ad Achis
-12 Et extimuit valde a facie Achis regis Geth
22- 4 Et reliquit eos ante faciem regis Moab
23-26 Desperabat se posse evadere a facie Saül
25-23 Procidit coram David super faciem suam
-35 Audivi vocem tuam et honoravi faciem tuam
28-14 Et inclinavit se super faciem suam in terra
30-16 Illi discumbebant super faciem universæ terræ
-20 Et minavit ante faciem suam : dixeruntque
31- 1 Fugerunt viri Israël ante faciem Philisthiim
2 Reg. 1- 2 Cecidit super faciem suam, et adoravit
2-22 Levare non potero faciem meam ad Joab
3-13 Non videbis faciem meam, antequam adduxeris Michol
5-24 Tunc egredietur Dominus ante faciem tuam
7- 9 Interfeci universos inimicos tuos a facie tua
-15 Sicut abstuli a Saül, quem amovi a facie mea
-16 Regnum tuum usque in æternum ante faciem tuam
-23 Super terram, a facie populi tui, quem redemisti tibi ex Ægypto
9- 6 Corruit in faciem suam, et adoravit. Dixitque David
10-13 Qui statim fugerunt a facie ejus
-14 Fugerunt et ipsi a facie Abisai
-18 Fugeruntque Syri a facie Israël, et occidit David
11-11 Servi domini mei super faciem terræ manent
14-22 Cadensq. Joab super faciem suam in terram
-24 Revertatur in domum suam,et faciem meam non videat
-28 Mansit... duobus annis, et faciem regis non vidit
-32 Obsecro ergo ut videam faciem regis
-33 Et adoravit super faciem terræ coram eo
15-14 Neque e. erit nobis effugium a facie Absalom
18- 8 Fuit a. ibi prælium dispersum super faciem omnis terræ
23-11 Cumque fugisset populus a facie Philisthiim
24- 4 Egressusque est Joab... a facie regis, ut numerarent populum Israël
3 Reg. 2- 7 Occurrerunt e. mihi quando fugiebam a facie Absalom
-16 Precor a te ; ne confundas faciem meam
-20 Deprecor a te ; ne confundas faciem meam
Neque e. fas est ut avertam faciem tuam
6- 3 Habebat decem cubitos latitudinis ante faciem templi
7- 6 Alteram porticum in facie majoris porticus
3 Reg. 8-14 Convertitque rex faciem suam, et benedixit
-40 Ut timeant te cunctis diebus, quibus vivunt super faciem terræ
12- 2 Cum adhuc esset... profugus a facie regis Salomonis
13- 6 Deprecare faciem Domini Dei tui, et ora
Oravitque vir Dei faciem Domini
14-24 Gentium, quas attrivit Dominus ante faciem filiorum Israël
17-14 Daturus est pluviam super faciem terræ
18- 1 Ostende te Achab, ut dem pluviam super faciem terræ
- 7 Cum cognovisset eum, cecidit super faciem
-39 Cum vidisset om. populus, cecidit in faciem
-42 Pronus in terram posuit faciem suam inter genua sua
20-41 At ille statim abstersit pulverem de facie sua
21- 4 Avertit faciem suam ad parietem, et non comedit panem
-26 Quos consumpsit Dominus a facie filiorum Israël
4 Reg. 4-29 Et pones baculum meum super faciem pueri
-31 Et posuerat baculum super faciem pueri
8-15 Infudit aquam, et expandit super faciem
9-32 Levavitque Jehu faciem suam ad fenestram
-37 Erunt carnes Jezabel sicut stercus super faciem terræ
11- 2 Et abscondit eum a facie Athaliæ
12-17 Direxit faciem suam ut ascenderet in Jerus.
13- 4 Deprecatus est a. Joachaz faciem Domini
16-14 Altare æreum... transtulit de facie templi
17-11 Quas transtulerat Dominus a facie eorum
-20 Donec projiceret eos a facie sua
-23 Usquequo Dominus auferret Israël a facie
19- 6 Noli timere a facie sermonum, quos audisti
20- 2 Qui convertit faciem suam ad parietem, et oravit
21- 2 Quas delevit Dom. a facie filiorum Israël
- 9 Quas contrivit Dom. a facie filiorum Israël
-13 Ducam crebrius stylum super faciem ejus
23-27 Etiam Judam auferam a facie mea
24-20 Donec projiceret eos a facie sua
1 Par. 11-13 Fugeratque populus a facie Philisthinorum
12- 8 Facies eorum quasi facies leonis
16-11 Quærite Dom... quærite faciem ejus semper
-30 Commoveatur a facie ejus omnis terra
17-21 Terroribus ejiceret nationes a facie ejus
2 Par. 3-13 Facies eorum erant versæ ad exteriorem
6- 3 Et convertit rex faciem suam, et benedixit
-31 Ambulent... cunctis diebus, quibus vivunt super faciem terræ
-42 Domine Deus, ne averteris faciem Christi tui
7-14 Deprecatus me fuerit, et exquisierit faciem
-20 Domum hanc... projiciam a facie mea
9-23 Desiderabant videre faciem Salomonis
29- 6 Averterunt facies suas a tabernaculo Dom.
30- 9 Et non avertet faciem suam a vobis
33- 9 Quas subverterat Dom. a facie filiorum Isr.
-23 Et non est reveritus faciem Domini
34-27 Reveritusque faciem meam, scidisti vestimenta tua
36-12 Nec erubuit faciem Jeremiæ prophetæ
1 Esdr. 7-14 A facie enim regis, et septem consiliatorum
9- 6 Et erubesco levare faciem meam ad te
2 Esdr. 1- 4 Jejunabam, et orabam ante faciem Dei cœli
2- 1 Et eram quasi languidus ante faciem ejus
4- 5 Peccatum eorum coram facie tua non deleatur
-14 Nolite timere a facie eorum
9-32 Ne avertas a facie tua omnem laborem
Tobiæ. 3-14 Ad te, Domine, faciem meam converto
4- 7 Noli avertere faciem tuam ab ullo paupere
Ita e. fiet ut nec a te avertatur facies Dom.
12-16 Ceciderunt super terram in faciem suam
-22 Prostrati per horas tres in faciem, benedixerunt Deum
Judith. 2-11 Cooperuerunt faciem terræ, sicut locustæ
-13 Filios Ismaël, qui erant contra faciem deserti
4- 1 In terra Juda, timuerunt valde a facie ejus
- 5 Qui erant contra Esdrelon... contra faciem campi magni
- 9 Infantes prostraverunt contra faciem templi Domini
6- 5 Qui faciem tuam obtinet, abscedat a te
-14 Omnis populus cecidit in faciem, adorantes
-15 Et faciem sanctorum tuorum attende
10-12 Filia sum Hebræorum, ideo ego fugi a facie eorum
-13 Vadam ad faciem principis Holofernis
-14 Considerabant faciem ejus, et erat in oculis..
-17 Cumque intrasset ante faciem ejus
-20 Et cum in faciem ejus intendisset, adoravit
12-12 Ut honorificetur ante faciem ejus
-15 Et ingressa stetit ante faciem ejus
13-29 Cecidit in faciem suam super terram
Judith. 16- 8 Judith filia Merari in specie faciei suæ dissolvit eum
-10 Unxit faciem suam unguento
-14 Perierunt in prælio a facie Domini Dei mei
-18 Petræ, sicut cera, liquescent ante faciem t.
-24 Erat a. populus jucundus secundum faciem sanctorum
Esth. 1-14 Qui videbant faciem regis, et primi post eum residere soliti erant
-19 Si tibi placet, egrediatur edictum a facie tua
2- 7 Pulchra nimis, et decora facie
7- 8 Et statim operuerunt faciem ejus
8- 1 Mardochæus ingressus est ante faciem regis
15-10 Cumque elevasset faciem,
-17 Domine, et facies tua plena est gratiarum
Job. 1-11 Tange cuncta... nisi in faciem benedixerit
-12 Egressusque est Satan a facie Domini
2- 5 Tunc videbis quod in faciem benedicat tibi
- 7 Egressus igitur Satan a facie Domini
5-10 Qui dat pluviam super faciem terræ, et irrigat
9-27 Commuto faciem meam, et dolore torqueor
11-15 Levare poteris faciem tuam absque macula
-19 Deprecabuntur faciem tuam plurimi
13- 8 Numquid faciem ejus accipitis
-10 Quoniam in abscondito faciem ejus accipitis
-20 Et tunc a facie tua non abscondar
-24 Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me
14-20 Immutabis faciem ejus, et emittes eum
15-27 Operuit faciem ejus crassitudo
16- 9 Suscitatur falsiloquus adversus faciem meam
-17 Facies mea intumuit a fletu, et palpebræ
19-29 Fugite ergo a facie gladii, quoniam ultor...
21-18 Erunt sicut paleæ ante faciem venti
22-26 Deliciis afflues, et elevabis ad Deum faciem
23-15 Et idcirco a facie ejus turbatus sum
-17 Nec faciem meam operuit caligo
24-18 Levis est super faciem aquæ : maledicta sit
30-10 Et faciem meam conspuere non verentur
33- 5 Responde mihi, et adversus faciem meam consiste
-26 Et videbit faciem ejus in jubilo
37-12 Quod præceperit illis super faciem orbis
40- 8 Et facies eorum demerge in foveam
41- 4 Quis revelabit faciem indumenti ejus ?
-13 Morabitur fortitudo, et faciem ejus præcedit egestas
42- 8 Faciem ejus suscipiam ut non vobis imputetur stultitia
- 9 Et suscepit Dominus faciem Job
Psal. 1- 4 Tanquam pulvis, quem projicit ventus a facie terræ
3- 1 Cum fugeret a facie Absalom filii sui
9- 4 Infirmabuntur, et peribunt a facie tua
H. 10- 5 Auferuntur judicia tua a facie ejus
-11 Avertit faciem suam ne videat in finem
12- 1 Usquequo avertis faciem tuam a me ?
16- 9 A facie impiorum qui me afflixerunt
17- 9 Ignis a facie ejus exarsit : carbones succensi
-43 Comminuam eos, ut pulverem ante faciem venti
21-25 Nec avertit faciem suam a me
23- 6 Hæc est generatio... quærentium faciem Dei Jacob
26- 8 Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea
Faciem tuam, Domine, requiram
- 9 Ne avertas faciem tuam a me : ne declines
29- 8 Avertisti faciem tuam a me, et factus sum conturbatus
30-17 Illustra faciem tuam super servum tuum
-21 Abscondes eos in abscondito faciei tuæ
-23 Projectus sum a facie oculorum tuorum
33- 6 Et facies vestræ non confundentur
34- 5 Fiant tanquam pulvis ante faciem venti
37- 4 Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ
Non est pax ossibus meis a facie peccatorum
- 6 Corruptæ sunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ
41- 3 Quando veniam et apparebo ante faciem Dei
43-16 Et confusio faciei meæ cooperuit me
-17 A voce... obloquentis : a facie inimici,
-24 Quare faciem tuam avertis, oblivisceris inopiæ nostræ
49-21 Arguam te, et statuam contra faciem tuam
50-11 Averte faciem tuam a peccatis meis
-13 Ne projicias me a facie tua : et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me
56- 1 Cum fugeret a facie Saül in speluncam
- 7 Foderunt ante faciem meam foveam
59- 6 Ut fugiant a facie arcus
60- 4 Factus es spes mea : turris fortitudinis a facie inimici
67- 2 Et fugiant qui oderunt eum, a facie ejus
- 3 Sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei

Psal. 67- 5 Exultate in conspectu ejus, turbabuntur a facie ejus
- 9 Etenim cœli distillaverunt a facie Dei Sinaï, a facie Dei Israël
68- 8 Sustinui opprobrium : operuit confusio faciem meam
-18 Ne avertas faciem tuam a puero tuo
77-54 Ejecit a facie eorum gentes : et sorte divisit
79- 4 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
- 8 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
-20 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
81- 2 Usquequo judicatis iniquitatem : et facies peccatorum sumitis?
82-14 Pone illos...sicut stipulam ante faciem venti
-17 Imple facies eorum ignominia : et quærent nomen tuum
83-10 Aspice, Deus : et respice in faciem Christi tui
87-15 Utquid Domine.. avertis faciem tuam a me?
88-15 Misericordia et veritas præcedent faciem t.
-24 Et concidam a facie ipsius inimicos ejus
94- 2 Præoccupemus faciem ejus in confessione
95- 9 Commoveatur a facie ejus universa terra
-13 A facie Domini, quia venit : quoniam venit
96- 5 Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini : a facie Domini omnis terra
101- 3 Non avertas faciem tuam a me
-11 A facie iræ et indignationis tuæ
103-15 Ut exhilaret faciem in oleo
-29 Avertente autem te faciem, turbabuntur
-30 Et creabuntur : et renovabis faciem terræ
104- 4 Et confirmamini : quærite faciem ej. semper
113- 7 A facie Do. mota est terra, a facie Dei Jacob
118-58 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde
-135 Faciem tuam illumina super servum tuum
131-10 Propter David... non avertas faciem Christi
138- 7 Quo ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam?
142- 7 Non avertas faciem tuam a me
147-17 Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Prov. 15-13 Cor gaudens exhilarat faciem
17-24 In facie prudentis lucet sapientia
23- 1 Attende quæ apposita sunt ante faciem tuam
25-23 Et facies tristis linguam detrahentem
27-17 Et homo exacuit faciem amici sui
28-21 Qui cognoscit in judicio faciem, non bene facit
29-26 Multi requirunt faciem principis
Eccle. 8- 1 Potentissimus faciem ill us commutabit
- 3 Ne festines recedere a facie ejus
-12 Timentibus Deum, qui verentur faciem ejus
-13 Transeant qui non timent faciem Domini
10- 5 Per errorem egrediens a facie principis
Cant. 2-14 Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua Vox e. tua dulcis, et facies tua decora
Sap. 8-11 Et facies principum mirabuntur me
17- 6 Timore perculsi illius, quæ non videbatur, faciei
Eccli. 4- 4 Et non avertas faciem tuam ab egeno
-26 Ne accipias faciem adversus faciem tuam
-32 Noli resistere contra faciem potentis
6-12 Si humiliaverit..et a facie tua absconderit se
7- 6 Ne forte extimescas faciem potentis
-26 Non ostendas hilarem faciem tuam ad illas
8-14 Ne contra faciem stes contumeliosi
9- 8 Averte faciem tuam a muliere compta
10- 5 Super faciem scribæ imponet honorem s.
13-31 Cor hominis immutat faciem illius
-32 Et faciem bonam difficile invenies
14- 8 Avertens faciem suam,et despiciens animam
16-31 Anima o. vitalis denuntiavit ante faciem
17-22 Precare ante faciem Domini, et minue offendicula
18-24 Tempus retributionis in conversatione faciei
19-11 A facie verbi parturit fatuus
-24 Et est qui inclinat faciem suam, et fingit
-26 Ab occursu faciei cognoscitur sensatus
21- 2 Quasi a facie colubri fuge peccata
22-21 Posita contra faciem venti non permanebunt
-31 A facie illius non me abscondam
25-24 Nequitia mulieris immutat faciem ejus
-31 Cor humile, et facies tristis, et plaga cordis
26- 5 Timuit cor meum, et in quarto facies mea metuit
-22 Et species faciei super ætatem stabilem
29-34 Exi a facie honoris amicorum meorum
31-15 Ideo ab omni facie sua lacrymabitur
34- 3 Ante faciem hominis similitudo hominis
36-24 Species mulieris exhilarat faciem viri sui
38- 8 Pax enim Dei super faciem terræ
41-26 Ne avertas faciem a proximo tuo
50-19 Et ceciderunt in faciem super terram
Isai. 2-10 Abscondere in fossa humo a facie timoris Domini
-19 In voragines terræ, a facie formidinis Dom.
-21 In cavernas saxorum, a facie formidinis Do.
Isai. 3-15 Quare...et facies pauperum commolitis
6- 2 Sex alæ alteri : duabus velabant faciem ejus
7- 2 Sicut moventur ligna sylvarum a facie venti
-16 Tu detestaris a facie duorum regum suorum
8-17 Expectabo Dominum qui abscondit faciem
10-27 Et computrescet jugum a facie olei
13- 8 Ad proximum suum stupebit, facies combustæ vultus eorum
14-21 Neque implebunt faciem orbis civitatum
16- 4 Moab esto latibulum eor. a facie vastatoris
17- 9 Derelictæ sunt a facie filiorum Israel
-13 Rapietur sicut pulvis montium a facie venti
19- 1 Commovebunt. simulacra Ægypti a facie ej.
- 8 Expandentes rete super faciem aquarum emarcescent
-16 Timebunt a facie commotionis manus Dom.
-17 Pavebit a facie consilii Domini exercituum
-20 Clamabunt e. ad Dom. a facie tribulantis
20- 6 Ut liberarent nos a facie regis Assyriorum
21-15 A facie enim gladiorum fugerunt, a facie gladii imminentis, a facie arcus extenti, a facie gravis prælii
23-17 Fornicabitur... super faciem terræ
24- 1 Et nudabit eam, et affliget faciem ejus
25- 7 Præcipitabit in monte isto faciem vinculi
- 8 Auferet Dom. Deus lacrymam ab omni facie
26-17 Sic facti sumus a facie tua, Domine
27- 6 Et implebunt faciem orbis semine
28-25 Cum adæquaverit faciem ejus, seret gith
30-11 Cesset a facie nostra sanctus Israel
-17 Mille homines a facie terroris unius Et a facie terroris quinque fugietis
31- 8 Cadet Assur... et fugiet non a facie gladii
36- 9 Quomodo sustinebis faciem judicis unius
37- 6 Ne timeas a facie verborum quæ audisti
38- 2 Convertit Ezechias faciem suam ad parietem
48-19 Et non fuisset attritum nomen ej. a facie mea
50- 6 Faciem meam non averti ab increpantibus
- 7 Ideo posui faciem meam ut petram
51-13 A facie furoris ejus qui te tribulabat
54- 8 Abscondi faciem meam parumper a te
57- 1 A facie enim malitiæ collectus est justus
-16 Quia spiritus a facie mea egredietur
-17 Abscondi a te faciem meam, et indignatus
58- 8 Et anteibit faciem tuam justitia tua
59- 2 Peccata vestra absconderunt faciem ejus
63- 9 Et Angelus faciei ejus salvavit eos
64- 1 Utinam... descenderes : a facie tua montes defluerent
- 2 A facie tua gentes turbarentur
- 3 Et a facie tua montes defluxerunt
- 7 Abscondisti faciem tuam a nobis
65- 3 Provocat me ante faciem meam semper
66-23 Veniet omnis caro ut adoret coram facie mea
Jerem. 1- 8 Ne timeas a facie eor. : quia tecum ego sum
-13 Ego video, et faciem ejus a facie Aquilonis
-17 Præcipio tibi. Ne formides a facie eorum
2-27 Verterunt ad me tergum, et non faciem
3-12 Non avertam faciem meam a vobis
4- 1 Si abstuleris offendicula tua a facie mea
-26 Urbes ejus destructæ sunt a facie Domini, et a facie iræ furoris ejus
5- 3 Induraverunt facies suas super petram
-22 Me ergo non timebitis... et a facie mea non dolebitis?
7-15 Et projiciam vos a facie mea
8- 2 In sterquilinium super faciem terræ erunt
9- 7 Quid e. aliud faciam a facie filiæ populi mei?
-22 Cadet morticinum hominis quasi stercus super faciem regionis
13-17 Plorabit anima mea a facie superbiæ
-26 Nudavi femora tua contra faciem tuam
15- 1 Ejice illos a facie mea, et egrediantur
-17 Et gloriatus sum a facie manus tuæ
-19 Convertam te, et ante faciem meam stabis
16- 4 In sterquilinium super faciem terræ erunt
-17 Non sunt absconditæ a facie mea
18-17 Dorsum, et non faciem, ostendam eis
-23 Peccatum eorum a facie tua non deleatur
21-10 Posui enim faciem meam super civitatem
22-25 Et in manu quorum tu formidas faciem
23- 9 Quasi homo madidus a vino, a facie Domini, et a facie verborum sanctorum ejus
-10 Quia a facie maledictionis luxit terra
-39 Quam dedi vobis et patribus v., a facie mea
25-16 Insanient a facie gladii, quem ego mittam
-26 Regnis terræ, quæ super faciem ejus sunt
-27 Neque surgatis a facie gladii quem ego mittam inter vos
-33 In sterquilinium sup. faciem terræ jacebunt
-37 Conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris Domini
-38 In desolationem a facie iræ columbæ, et a facie iræ furoris Domini
26-19 Et deprecati sunt faciem Domini
Jerem. 27- 5 Feci... jumenta quæ sunt super faciem terræ
28-16 Ecce ego mittam te a facie terræ
30- 6 Conversæ sunt universæ facies in auruginem
32-24 Præliantur adversus eam, a facie gladii, et famis
-33 Et verterunt ad me terga et non facies
33- 5 Abscondens faciem meam a civitate hac
-18 De Levitis non interibit vir a facie mea
35- 7 Ut vivatis diebus multis super faciem terræ
-11 Ingrediamur Jerusalem a facie exercitus Chaldæorum, et a facie exercitus Syriæ
41-15 Fugit cum octo viris a facie Johanan
-18 A facie Chaldæorum : timebant enim eos
42-11 Nolite timere a facie regis Babylonis
-15 Si posueritis faciem vestram ut ingrediamini Ægyptum
-17 Omnesque viri qui posuerunt faciem suam Nec effugiet a facie mali quod ego afferam super eos
44-11 Ego ponam faciem meam in vobis in malum
-12 Qui posuerunt facies suas ut ingrederentur
46-16 Ad terram nativitatis nostræ, a facie gladii columbæ
48-44 Qui fugerit a facie pavoris, cadet in foveam
50- 5 In Sion interrogabunt viam, huc facies eorum
-16 A facie gladii columbæ unusquisque... convertetur
51-51 Operuit ignominia facies nostras
-64 Et non consurget a facie afflictionis
52- 3 Usquequo projiceret eos a facie sua
-25 Et septem viros de his qui videbant faciem regis
Thren. 1- 5 In captivitatem ante faciem tribulantis
- 6 Abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis
2- 3 Avertit retrorsum dexteram suam a facie inimici
4- 8 Denigrata est super carbones facies eorum
-16 Facies Domini divisit eos, non addet ut respiciat eos Facies sacerdotum non erubuerunt
5- 9 Afferebamus panem nobis, a facie gladii
-10 Pellis.. exusta est a facie tempestatum famis
-12 Principes manu suspensi sunt, facies senum non erubuerunt
Baruc. 1-15 Nobis autem confusio faciei nostræ
2- 6 Nobis a., et patribus nostris confusio faciei
- 8 Et non sumus deprecati faciem Domini
-10 Præceptis Do., quæ dedit ante faciem nostr.
-14 Da nobis invenire gratiam ante faciem eorum
3-21 A facie ipsorum longe facta est
6-12 Extergunt faciem ipsor. propter pulverem
-20 Nigræ fiunt facies eorum a fumo
Ezech. 1- 6 Quatuor facies uni, et quatuor pennæ uni
- 8 Et facies et pennas per quatuor partes habebant
- 9 Unumquodq. ante faciem suam gradiebatur
-10 Similitudo a. vultus eorum, facies hominis Et facies leonis a dextris ipsorum quatuor Facies a. bovis, a sinistris ipsorum quatuor Et facies aquilæ desuper ipsorum quatuor
-11 Facies eorum, et pennæ eorum extentæ
-12 Unumq. eorum coram facie sua ambulabat
-15 Juxta animalia, habens quatuor facies
2- 1 Et vidi, et cecidi in faciem meam
- 4 Et filii dura facie, et indomabili corde sunt
3- 8 Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum
- 9 Ut adamantem, et ut silicem dedi faciem Ne timeas eos, neque metuas a facie eorum
-23 Et cecidi in faciem meam
4- 3 Obfirmabis faciem tuam ad eam
- 7 Ad obsidionem Jerusalem convertes faciem
6- 2 Fili hominis,pone faciem tuam ad montes Is.
- 5 Ante faciem simulacrorum vestrorum
7-18 Operiet eos formido et in omni facie confusio
-22 Et avertam faciem meam ab eis
8-16 Habentes...facies ad Orientem
9- 6 Cœperunt ergo a viris senioribus, qui erant ante faciem domus
- 8 Ruique super faciem meam, et clamans aio
10-14 Quatuor autem facies habebat unum Facies una, facies cherub Et facies secunda, facies hominis Et in tertio, facies leonis Et in quarto, facies aquilæ
-22 Impetus singulorum ante faciem suam ingredi
11-13 Et cecidi in faciem meam clamans
12- 6 Faciem tuam velabis, et non videbis terram
-12 Facies ejus operietur ut non videat oculo terram
13-17 Pone faciem tuam contra filias populi tui

Ezech. 14- 3 Scandalum iniquitatis suæ statuerunt contra faciem suam
- 4 Scandalum iniquitatis suæ statuerit contra faciem suam
- 6 Ab universis contaminationibus vestris avertite facies vestras
- 7 Scandalum iniquitatis suæ statuerit contra faciem suam
- 8 Ponam faciem meam super hominem illum
15- 7 Et ponam faciem meam in eos
Cum posuero faciem meam in eos
16- 5 Projecta es super faciem terræ in abjectione
20-35 Et judicabor vobiscum ibi facie ad faciem
-46 Pone faciem tuam contra viam Austri
-47 Comburetur in ea omnis facies ab Austro
21- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad Jerusalem
-16 Quocumque faciei tuæ est appetitus
25- 2 Pone faciem tuam contra filios Ammon
28-17 Ante faciem regum dedi te ut cernerent te
-21 Fili hominis, pone faciem tuam contra Sidonem
29- 2 Pone faciem tuam contra Pharaonem
- 5 Super faciem terræ cades, non colligeris
30- 9 In die illa egredientur nuntii a facie mea
-24 Gement gemitibus interfecti coram facie ej.
32- 4 Projiciam te in terram, super faciem agri abjiciam te
-10 Cum volare cœperit gladius meus super facies eorum
34- 6 Super omnem faciem terræ dispersi sunt
35- 2 Pone faciem tuam adversum montem Seir
37- 2 Erant aut. multa valde super faciem campi
38- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog
-20 Et commovebuntur a facie mea pisces maris
Cunctiq. homines qui sunt sup. faciem terræ
39- 5 Sup. faciem agri cades : quia ego locutus sum
-14 Requirant eos qui remanserant super faciem terræ
-23 Et absconderim faciem meam ab eis
-24 Et abscondi faciem meam ab illis
-29 Et non abscondam ultra faciem meam ab eis
40-15 Et ante faciem portæ, quæ pertingebat usque ad faciem vestibuli portæ interioris
-19 A facie portæ inferioris usq. ad frontem atrii
-44 Et facies eorum contra viam Australem
-47 Et altare ante faciem templi
41- 4 Viginti cubitorum, ante faciem templi
-14 Latitudo autem ante faciem domus
-15 Contra faciem ejus, quod erat separatum
-18 Palma inter cherub... duasque facies habebat cherub
-19 Faciem hominis juxta palmam ex hac parte
Et faciem leonis juxta palmam ex alia parte
-21 Facies sanctuarii, aspectus contra aspectum
42- 2 In facie longitudinis, centum cubitos ostii
- 8 Et longitudo ante faciem templi
-10 In faciem ædificii separati
-11 Et via ante faciem eorum
43- 3 Et cecidi super faciem meam
44- 4 Et cecidi in faciem meam
45- 7 Contra faciem separationis sanctuarii, et contra faciem possessionis urbis
47- 1 Facies enim domus respiciebat ad Orientem
Dan. 2-15 Crudelis sententia a facie regis esset egressa
-18 Ut quærerent misericordiam a facie Dei
-46 Nabuchodonosor cecidit in faciem suam
3-19 Aspectus faciei illius immutatus est
-41 Timemus te, et quærimus faciem tuam
5- 6 Tunc facies regis commutata est
-10 Neque facies tua immutetur
7- 8 Tria de cornibus primis evulsa sunt a facie ejus
-10 Rapidusque egrediebatur a facie ejus
-28 Et facies mea mutata est in me
8- 5 Ab Occidente super faciem totius terræ
-17 Cumq. venisset, pavens corrui in faciem m.
-23 Consurget rex impudens facie
9- 3 Et posui faciem meam ad Dominum
- 7 Nobis autem confusio faciei, sicut est hodie
- 8 Domine, nobis confusio faciei
-13 Non rogavimus faciem tuam, Domine
-17 Ostende faciem tuam super sanctuarium
-18 Prosternimus preces ante faciem tuam
10- 6 Et facies ejus velut species fulguris
- 9 Jacebam consternatus super faciem meam
11-16 Non erit qui stet contra faciem ejus
-17 Et ponet faciem suam ut veniat
-18 Et convertet faciem suam ad insulas
-19 Et convertet faciem suam ad imperium
-22 Brachia... expugnabuntur a facie ejus
Osee. 2- 2 Auferat fornicationes suas a facie sua
5- 5 Respondebit arrogantia Israel in facie ejus
-15 Donec deficiatis, et quæratis faciem meam
7- 2 Coram facie mea factæ sunt
-10 Humiliabitur superbia Israël in facie ejus
Osee. 10- 7 Transire fecit... quasi spumam super faciem aquæ
-15 A facie malitiæ nequitiarum vestrarum
11- 2 Vocaverunt eos, sic abierunt a facie eorum
Joel. 2- 3 Ante faciem ejus ignis vorans
- 6 A facie ejus cruciabuntur populi
-10 A facie ejus contremuit terra
-11 Dedit vocem suam ante faciem exercitus sui
-20 Faciem ejus contra mare Orientale
Amos. 2- 9 Exterminavi Amorrhæum a facie eorum
5- 8 Et effundit eas super faciem terræ
-19 Si fugiat vir a facie leonis, et occurrat
9- 6 Et effundit eas super faciem terræ
- 8 Et conteram illud a facie terræ
Jonæ. 1- 3 Ut fugeret in Tharsis a facie Domini
-10 Quod a facie Domini fugeret
Mich. 1- 4 Valles scindentur sicut cera a facie ignis
3- 4 Et abscondet faciem suam ab eis
6- 4 Misi ante faciem tuam Moysen, et Aaron
Nahum. 1- 5 Et contremuit terra a facie ejus
- 6 Ante faciem indignationis ejus quis stabit ?
2-10 Et facies omnium eorum sicut nigredo ollæ
3- 5 Et revelabo pudenda tua in facie tua
Habac. 1- 9 Facies eorum ventus urens
2-20 Sileat a facie ejus omnis terra
3- 5 Ante faciem ejus ibit mors
Soph. 1- 2 Congregans congregabo omnia a facie terræ
- 3 Et disperdam homines a facie terræ
- 7 Silete a facie Domini Dei
Aggæi. 1-12 Et timuit populus a facie Domini
2-15 Et sic gens ista ante faciem meam
Zach. 2-13 Sileat omnis caro a facie Domini
3- 3 Jesus... et stabat ante faciem Angeli
5- 3 Maledictio quæ egreditur super faciem omnis terræ
7- 2 Miserunt... ad deprecandam faciem Domini
8-21 Et deprecemur faciem Domini, et quæramus
-22 Et deprecandam faciem Domini
14- 5 Sicut fugistis a facie terræ motus
Malac. 1- 8 Aut si susceperit faciem tuam
- 9 Si quomodo suscipiat facies vestras
2- 5 Et a facie nominis mei pavebat
- 9 Et accepistis faciem in lege
3- 1 Et præparabit viam ante faciem meam
1 Mac. 1-19 Veritus est Ptolemæus a facie ejus
-23 Ornamentum aureum quod in facie templi erat
3-22 Dominus conteret eos ante faciem nostram
-53 Quomodo poterimus subsistere ante faciem eorum ?
4-10 Conteret exercitum istum ante faciem nostram hodie
-40 Et ceciderunt in faciem super terram
-55 Et cecidit omnis populus in faciem
-57 Et ornaverunt faciem templi coronis aureis
-61 Ut haberet populus munitionem contra faciem Idumææ
5-21 Et contritæ sunt gentes a facie ejus
-34 Et refugerunt a facie ejus
-43 Et contritæ sunt omnes gentes a facie eorum
-44 Non potuit sustinere contra faciem Judæ
-52 In campo magno, contra faciem Bethsan
-55 In Galilæa contra faciem Ptolemaïdis
6- 6 Et fugatus est a facie Judæorum
7- 3 Nolite mihi ostendere faciem eorum
-28 Ut videam facies vestras cum pace
-30 Et amplius noluit videre faciem ejus
-36 Et steterunt ante faciem altaris et templi
10-72 Non potest stare pes vester ante faciem nostram
13-13 Applicuit in Addus contra faciem campi
15-39 Mandavit illi movere castra contra faciem Judææ
16- 6 Admovit castra contra faciem eorum ipse
2 Mac. 3-16 Facies enim, et color immutatus, declarabat
4-24 Cum magnificasset faciem potestatis ejus
Matth. 6-16 Exterminant enim facies suas
-17 Unge caput tuum, et faciem tuam lava
11-10 Mitto Angelum meum ante faciem tuam
16- 4 Faciem ergo cœli dijudicare nostis
17- 2 Et resplenduit facies ejus sicut sol
- 6 Discipuli ceciderunt in faciem suam
18-10 In cœlis semper vident faciem Patris mei
26-39 Procidit in faciem suam, orans, et dicens
-67 Tunc exspuerunt in faciem ejus
Alii a. palmas in faciem ejus dederunt
Marc. 1- 2 Mitto Angelum meum ante faciem tuam
12-14 Nec enim vides in faciem hominum
14-65 Cœperunt... et velare faciem ejus
Luc. 1-76 Præibis enim ante faciem Domini
2-31 Quod parasti ante faciem omnium populorum
5-12 Procidens in faciem, rogavit eum, dicens
7-27 Mitto Angelum meum ante faciem tuam
9-51 Et ipse faciem suam firmavit ut iret in Jerus.
Luc. 9-53 Quia facies ejus erat euntis in Jerusalem
10- 1 Et misit illos binos ante faciem suam
12-56 Faciem cœli et terræ nostis probare
17-16 Et cecidit in faciem ante pedes ejus
21-35 Qui sedent super faciem omnis terræ
22-64 Et percutiebant faciem ejus
Joan. 7-24 Nolite judicare secundum faciem
11-44 Et facies illius sudario erat ligata.
Act. 2-28 Et replebis me jucunditate cum facie tua
3-13 Tradistis, et negastis ante faciem Pilati
6-15 Viderunt faciem ejus tanquam faciem Angeli
7-45 Quas expulit Deus a facie patrum nostror.
13-24 Prædicante Joanne ante faciem adventus ej.
17-26 Inhabitare super universam faciem terræ
20-25 Quia amplius non videbitis faciem meam
-38 Quoniam amplius faciem ejus non essent visuri
1 Cor. 13-12 Tunc autem facie ad faciem
14-25 Ita cadens in faciem adorabit Deum
2 Cor. 3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israël in faciem Moysi
-13 Ponebat velamen super faciem suam
Ut non intenderent filii Israel in faciem ejus
-18 Revelata facie gloriam Domini speculantes
4- 6 Claritatis Dei, in facie Christi Jesu
5-12 Qui in facie gloriantur, et non in corde
8-24 In illos ostendite in faciem Ecclesiarum
10- 1 In facie quidem humilis sum inter vos
- 7 Quæ secundum faciem sunt, videte
11-20 Si quis extollitur, si quis in faciem vos cædit
Galat. 1-22 Eram autem ignotus facie Ecclesiis Judææ
2-11 In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat
Colos. 2- 1 Quicumque non viderunt faciem meam in carne
1 Thes. 2-17 Festinavimus faciem vestram videre
3-10 Orantes, ut videamus faciem vestram
2 Thes. 1- 9 Pœnas dabunt in interitu æternas a facie Domini
Apoc. 1-16 Et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua
4- 7 Animal habens faciem quasi hominis
5-14 Seniores ceciderunt in facies suas
6-16 Abscondite nos a facie sedentis super thronum
7-11 Ceciderunt in conspectu throni in facies suas
9- 7 Et facies earum tanquam facies hominum
10- 1 Et facies ejus erat ut sol
11-16 Ceciderunt in facies suas, et adoraverunt
12-14 Ubi alitur per tempus... a facie serpentis
22- 4 Et videbunt faciem ejus

FACILE, IUS. *Adverb.*

Exod. 28-32 Sicut fieri solet... ne facile rumpatur
Job. 39-32 Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit ?
Sap. 6-13 Et facile videtur ab his qui diligunt eam
13- 9 Quomodo hujus Dominum non facilius invenerunt ?
19-20 Quæ facile dissolvebatur sicut glacies
Eccli. 6- 7 Posside eum, et ne facile credas ei
48- 6 Et confregisti facile potentiam ipsorum
2 Mac. 2-26 Ut facilius possint memoriæ commendare
1 Tim. 6-18 Facile tribuere, communicare

FACILIS, E. *Adject.*

Exod. 18-26 Quidquid a. gravius erat, referebant ad eum, faciliora tantummodo judicantes
4 Reg. 20-10 Facile est, umbram crescere decem lineis
2 Par. 29-34 Levitæ quippe faciliori ritu sanctificantur
Prov. 14- 6 Doctrina prudentium facilis
18-14 Spiritum vero ad irascendum facilem quis poterit sustinere ?
20-22 Et qui ad indignandum facilis est
Eccli. 11-23 Facile est enim in oculis Dei subito honestare pauperem
-28 Quoniam facile est coram Deo in die obitus
21-25 Pes fatui facilis in domum proximi
22-18 Massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem
46- 8 Contra Deum pugnare non est facile
1 Mac. 3-18 Facile est concludi multos in manus paucorum
2 Mac. 2-27 Suscepimus, non facilem laborem
Matth. 9- 5 Quid est facilius, dicere : Dimittuntur tibi peccata tua
19-24 Facilius est camelum per foramen acus transire
Marc. 2- 9 Quid est facilius, dicere paralytico
10-25 Facilius est camelum per foramen acus transire
Luc. 5-23 Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi peccata
16-17 Facilius est a. cœlum et terram præterire
18-25 Facilius est enim camelum per foramen acus transire

FACILITAS.

Jerem. 3- 9 Et facilitate fornicationis suæ contaminavit terram

FACINOROSUS.

2 *Mac.* 4-19 Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros
8-34 Facinorosissimus autem Nicanor

FACINUS.

Deut. 19-15 Non stabit testis... quidquid illud peccati et facinoris fuerit
Josue. 7-15 Quicumque ille in hoc facinore fuerit deprehensus
Act. 18-14 Siquidem esset iniquum aliquid, aut facinus pessimum

FACIO *et* FIO.

Gen. 1- 3 Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux
- 5 Factumque est vespere et mane, dies unus
- 6 Fiat firmamentum in medio aquarum
- 5 Appellavitque lucem diem... } Et factum est vespere et mane { dies unus
- 8 Vocavitque Deus firmamentum cœlum. } { dies secundus
-12 Et protulit terra herbam... (-13) } { dies tertius
-16 Fecitque... luminaria... (-19) } { dies quartus
-22 Replete aquas maris... (-23) } { dies quintus
-27 Creavit Deus hominem... (-31) } { dies sextus
- 7 Fecit Deus firmamentum, divisitque aquas } Et factum est ita
- 9 Congregentur aquæ quæ sub cœlo sunt }
-11 Germinet terra herbam virentem et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum }
-15 Ut luceant in firmamento cœli }
-24 Producat terra animam viventem }
-29 Ecce dedi vobis omnem herbam... }
-30 Ut habeant ad vescendum
-11 Germinet terra herbam virentem et facientem semen
Et lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum
-12 Et protulit terra herbam... facientem semen juxta genus suum
Lignumque faciens fructum
-14 Dixit a. Deus : Fiant luminaria in firmamento cœli
-16 Fecitque Deus duo luminaria magna
-25 Fecit Deus bestias terræ juxta species suas
-26 Et ait : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram
-31 Viditque Deus cuncta quæ fecerat
2- 2 Complevitq. Deus.. opus suum quod fecerat
- 3 Cessaverat... quod creavit Deus ut faceret
- 4 In die quo fecit Dom. Deus cœlum et terram
- 7 Et factus est homo in animam viventem
-18 Faciamus ei adjutorium simile sibi
3- 1 Serpens erat callidior cunctis animantibus terræ quæ fecerat Dominus Deus
- 7 Consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata
-13 Dixit Do. D ad mulierem : Quare hoc fecisti
-14 Quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia
-21 Fecit quoque Dominus Deus Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas
-22 Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est
4- 3 Factum est a. post multos dies ut offerret
-10 Dixitque ad eum : Quid fecisti ?
-15 Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiet
5- 1 Ad similitudinem Dei fecit illum
- 4 Et facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth, octingenti anni
- 5 Factum est omne tempus quod vixit Adam
- 8 Et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum
-11 Factique sunt omnes dies Enos nongenti quinque anni
-14 Et facti sunt omnes dies Caïnan nongenti decem anni, et mortuus est
-17 Et facti sunt omnes dies Malaleel octingenti nonaginta quinque anni
-20 Facti sunt omnes dies Jared nongenti sexaginta duo anni
-23 Et facti sunt omnes dies Henoch trecenti sexaginta quinque anni
-27 Et facti sunt omnes dies Mathusala nongenti sexaginta novem anni
-31 Facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni
6- 6 Pœnituit eum quod hominem fecisset

Gen. 6- 7 Pœnitet enim me fecisse eos
-14 Fac tibi arcam de lignis lævigatis : mansiunculas in arca facies
-15 Et sic facies eam : Trecentorum cubitorum..
-16 Fenestram in arca facies
Deorsum cœnacula, et tristega facies in ea
-22 Fecit igitur Noë omnia quæ præceperat illi
7- 4 Et delebo omnem substantiam, quam feci
- 5 Fecit ergo Noë omnia quæ mandaverat ei
-12 Et facta est pluvia super terram
-17 Factumq. est diluvium quadraginta diebus
8- 6 Aperiens Noë fenestram arcæ, quam fecerat
-21 Non igitur ultra percutiam omnem animam viventem sicut feci
9- 6 Ad imaginem quippe Dei factus est homo
-24 Cum didicisset quæ fecerat ei filius suus minor
10-19 Factique sunt termini Chanaan venientibus
-30 Facta est habitatio eorum de Messa pergentibus
11- 3 Venite, faciamus lateres, et coquamus eos
- 4 Venite, faciamus nobis civitatem, et turrim
- 6 Cœperuntque hoc facere, nec desistent
-32 Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque annorum
12- 2 Faciamque te in gentem magnam
- 5 Tulitq... et animas quas fecerant in Haran
-10 Facta est autem fames in terra
-18 Quidnam est hoc quod fecisti mihi ?
13- 7 Unde et facta est rixa inter pastores gregum
-16 Faciamque semen tuum sicut pulverem
14- 1 Factum est autem in illo tempore, ut Amraphel...
15- 1 Factus est sermo Domini ad Abram
- 4 Statimque sermo Domini factus est ad eum
-17 Facta est caligo tenebrosa, et apparuit clibanus fumans
17- 6 Faciamque te crescere vehementissime
-20 Et faciam illum in gentem magnam
18- 5 Qui dixerunt : Fac ut locutus es
-11 Desierant Saræ fieri muliebria
-19 Et faciant judicium et justitiam
-25 Absit a te, ut rem hanc facias, ut occidas justum cum impio, fiatq. justus sicut impius
Nequaquam facies judicium hoc
-30 Non faciam, si invenero ibi triginta (*justos*)
19- 3 Fecit convivium, et coxit azyma
- 7 Fratres mei, nolite malum hoc facere
- 8 Dummodo viris istis nihil mali faciatis
- 9 Vimque faciebant Lot vehementissime
-19 Misericordiam tuam quam fecisti mecum
-22 Non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc
20- 5 Et (*in*) munditia manuum mearum, feci hoc
- 6 Et ego scio quod simplici corde feceris
- 9 Quid fecisti nobis ? quid peccavimus in te
Quæ non debuisti facere, fecisti nobis
-10 Expostulans ait : Quid vidisti, ut hoc faceres
-13 Hanc misericordiam facies mecum
21- 6 Dixitque Sara : Risum fecit mihi Deus
- 8 Fecitque Abraham grande convivium
-13 Sed et filium ancillæ faciam in gentem
-18 Quia in gentem magnam faciam eum
-20 Factusque est juvenis sagittarius
-23 Juxta misericordiam quam feci tibi, facies
-26 Nescivi quis fecerit hanc rem
-29 Septem agnæ istæ, quas stare fecisti seorsum
22-12 Super puerum, neque facias illi quidquam
-16 Quia fecisti hanc rem, et non pepercisti filio
23-11 Nequaquam ita fiat, domine mi
24-11 Cumque camelos fecisset accumbere
-12 Fac misericordiam cum dom. meo Abraham
-14 Quod feceris misericordiam cum dom. meo
-21 Scire volens utrum prosperum iter suum fecisset Dominus, an non
-49 Si facitis misericordiam et veritatem
25-17 Et facti sunt anni vitæ Ismaëlis centum triginta septem
-27 Factus est Esaü vir gnarus venandi
26-16 Recede a nobis, quoniam potentior nobis factus es valde
-22 Dilatavit nos Dominus, et fecit crescere
-29 Ut non facias nobis quidquam mali
Nihil.. attigimus nec fecimus quod te læderet
-30 Fecit ergo eis convivium, et post cibum
27- 4 Fac mihi inde pulmentum sicut velle me nosti
- 7 Fac cibos ut comedam, et benedicam tibi
- 9 Ut faciam ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur
-19 Dixitque Jacob... Feci sicut præcepisti mihi
-37 Et tibi post hæc, fili mi, ultra quid faciam ?
-45 Obliviscaturque eorum quæ fecisti in eum
28- 3 Deus a...benedicat tibi, et crescere te faciat
29-22 Vocatis multis..ad convivium, fecit nuptias

Gen. 29-24 Cum... Jacob fuisset ingressus, facto mane vidit Liam
-25 Dixit ad socerum suum : Quid est quod facere voluisti ?
30-31 Sed si feceris quod postulo, iterum pascam
-39 Factumque est ut in ipso calore coïtus
-42 Factaq. sunt ea quæ erant serotina, Laban
31- 1 De illius facultate ditatus, factus est inclytus
-12 Vidi enim omnia quæ fecit tibi Laban
-16 Unde omnia quæ præcepit tibi Deus, fac
-43 Quid possum facere filiis et nepotibus meis ?
-46 Qui congregantes fecerunt tumulum, comederuntque super eum
32-30 Vidi Deum... et salva facta est anima mea
33-13 Si plus in ambulando fecero laborare, morientur
34-14 Non possumus facere quod petitis
-30 Turbastis me, et odiosum fecistis me Chananæis et Pherezæis
35- 1 Facque altare Deo, qui apparuit tibi
- 3 Ut faciamus ibi altare Deo, qui exaudivit me
36-22 Facti sunt autem filii Lotan : Hori et Heman
37- 3 Fecitque ei tunicam polymitam
38-10 Quod rem detestabilem faceret
39- 9 Quomodo ergo possum hoc malum facere
-11 Et operis quippiam absque arbitris faceret
-22 Et quidquid fiebat, sub ipso erat
40-13 Juxta officium tuum, sicut ante facere consueveras
-14 Et facias mecum misericordiam
-17 Omnes cibos qui fiunt arte pistoria
-20 Qui faciens grande convivium pueris suis
41- 8 Et facto mane, pavore perterritus, misit
-25 Quæ facturus est Deus, ostendit Pharaoni
-32 Quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur
-43 Fecitq. eum ascendere super currum suum
-51 Oblivisci me fecit Deus omnium laborum
-52 Crescere me fecit Deus in terra paupertatis
-55 Et quidquid ipse vobis dixerit, facite
42-18 Facite quæ dixi, et vivetis : Deum e. timeo
-20 Et non moriamini. Fecerunt ut dixerat
-25 Datis supra cibariis in viam : qui fecerunt ita
-28 Quidnam est hoc quod fecit nobis Deus ?
-36 Absque liberis me esse fecistis
43- 6 In meam hoc fecistis miseriam, ut indicaretis
-11 Si sic necesse est, facite quod vultis
-12 Reportate, ne forte errore factum sit
-14 Omnipotens faciat vobis eum placabilem
-17 Fecit ille quod sibi fuerat imperatum
44- 2 Pone in ore sacci junioris. Factumque est ita
- 5 Pessimam rem fecistis
- 6 Fecit ille ut jusserat. Et apprehensis per ordinem locutus est
-10 Dixit eis : Fiat juxta vestram sententiam
45- 8 Qui fecit me quasi patrem Pharaonis
- 9 Deus fecit me dominum universæ terræ Ægypti
-21 Feceruntque filii Israël ut eis mandatum fuerat
46- 3 Quia in gentem magnam faciam te ibi
47- 6 In optimo loco fac eos habitare
-26 Et factum est quasi in legem
-28 Factique sunt omnes dies vitæ illius centum quadraginta septem annorum
-29 Et facies mihi misericordiam et veritatem
-30 Respondit Joseph : Ego faciam quod jussisti
48- 4 Et faciam te in turbas populorum
-20 Atq. dicetur : Faciat tibi Deus sicut Ephraïm
49-15 Factusque est tributis serviens
-17 Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita
-26 Fiant in capite Joseph, et in vertice Nazaræi
50- 9 Et facta est turba non modica
-12 Fecerunt ergo filii Jacob sicut præceperat eis
-15 Et reddat nobis omne malum quod fecimus
-20 Et salvos faceret multos populos
-23 Deus visitabit vos, et ascendere vos faciet
Exod. 1-17 Non fecerunt juxta præceptum regis Ægypti
-18 Quidnam est hoc quod facere voluistis
-20 Bene ergo fecit Deus obstetricibus
2-13 Dixitque ei qui faciebat injuriam
-14 Quomodo palam factum est verbum istud ?
3-20 Quæ facturus sum in medio eorum
4-11 Dixit Dom. ad eum : Quis fecit os hominis ?
-17 In manu tua, in qua facturus es signa
-21 Vide ut omnia ostenta quæ posui in manu tua, facias coram Pharaone
-30 Et fecit signa coram populo
5- 8 Et mensuram laterum, quam prius faciebant
-13 Ut prius facere solebatis, quando dabantur vobis paleæ
-21 Quoniam fœtere fecistis odorem nostrum
6- 1 Nunc videbis quæ facturus sim Pharaoni
7- 6 Fecit itaq. Moyses et Aaron sicut præceperat
-10 Fecerunt sicut præceperat Dominus
-11 Et fecerunt etiam ipsi per incantationes

Exod. 7-20 Feceruntque Moyses et Aaron sicut præce-
perat Dominus
-22 Feceruntq. similiter malefici Ægyptiorum
8- 7 Fecerunt a. et malefici per incantationes s.
-10 Juxta, inquit, verbum tuum faciam
-13 Fecitque Dominus juxta verbum Moysi
-17 Feceruntque ita. Et extendit Aaron manum
Et facti sunt sciniphes in hominibus
-18 Feceruntque similiter malefici incantatio-
nibus suis
-22 Faciamque mirabilem in die illa terram
Gessen
-24 Fecitque Dominus ita. Et venit musca
-26 Et ait Moyses : Non potest ita fieri
-31 Qui fecit juxta verbum illius : et abstulit
9- 4 Faciet Dom. mirabile inter possessiones Isr.
- 5 Cras faciet Dominus verbum istud in terra
- 6 Fecit ergo Dominus verbum hoc altera die
-10 Factaque sunt ulcera vesicarum turgentium
-20 Fecit confugere servos suos et jumenta
-22 Ut fiat grando in universa terra Ægypti
10- 1 Ut faciam signa mea hæc in eo
- 2 Quoties... et signa mea fecerim in eis
-11 Non fiet ita, sed ite tantum, viri, et sacrificate
-13 Et mane facto, ventus urens levavit locustas
-19 Qui flare fecit ventum ab Occidente
-22 Et factæ sunt tenebræ horribiles in universa
terra Ægypti tribus diebus
-29 Respondit Moyses : Ita fiet ut locutus es
11- 9 Ut multa signa fiant in terra Ægypti
-10 Moyses a. et Aaron fecerunt omnia ostenta
12-12 Et in cunctis diis Ægypti faciam judicia
-16 Nihil operis facietis in eis, exceptis his
-28 Egressi filii Israël fecerunt sicut præceperat
-29 Factum est autem in noctis medio
-35 Feceruntq. filii Isr. sicut præceperat Moyses
-39 Et fecerunt subcinericios panes azymos
Ægyptiis, et nullam facere sinentibus mo-
ram
-47 Omnis cœtus filiorum Israël faciet illud
-48 Transire coloniam, et facere Phase Domini
-50 Feceruntq. omnes filii Isr. sicut præceperat
13- 8 Hoc est quod fecit mihi Dominus
14- 4 Quia ego sum Dominus. Feceruntque ita
- 5 Quid voluimus facere, ut dimitteremus Is-
raël, ne serviret nobis ?
-11 Quid hoc facere voluisti, ut educeres nos
-13 Videte magnalia Domini quæ facturus est
15- 2 Laus mea Dominus, et factus est mihi in sa-
lutem
-11 Terribilis atq. laudabilis, faciens mirabilia
-16 Fiant immobiles quasi lapis, donec pertran-
seat
-26 Si... et quod rectum est coram eo feceris
16-13 Factum est ergo vespere, et ascendens
-17 Feceruntque ita filii Israël : et collegerunt
-23 Quodcumque operandum est, facite
-24 Feceruntque ita ut præceperat Moyses
17- 3 Cur fecisti nos exire de Ægypto
- 4 Quid faciam populo huic ? adhuc paululum
- 6 Fecit Moyses ita coram senioribus Israël
-10 Fecit Josuë ut locutus erat Moyses
-12 Et factum est ut manus illius non lassarentur
18- 1 Omnia quæ fecerat Deus Moysi, et Israëli
- 8 Cuncta quæ fecerat Dominus Pharaoni
- 9 Super omnibus bonis, quæ fecerat Domi-
nus Israëli
-14 Quid est hoc quod facis in plebe ?
-17 At ille : Non bonam, inquit, rem facis
-20 Ostendasque... et opus quod facere debeant
-23 Si hoc feceris, implebis imperium Dei
-24 Moyses fecit omnia quæ ille suggesserat
19- 4 Vos ipsi vidistis quæ fecerim Ægyptiis
- 8 Cuncta quæ locutus est Dominus, faciemus
20- 4 Non facies tibi sculptile, neque omnem
- 6 Et faciens misericordiam in millia his
- 9 Operaberis, et facies omnia opera tua
-10 Non facies omne opus in eo, tu, et filius tuus
-11 Sex e. diebus fecit Dom. cœlum et terram
-15 Non furtum facies
-23 Non facietis deos argenteos
Nec deos aureos facietis vobis
-24 Altare de terra facietis mihi, et offeretis
-25 Quod si altare lapideum feceris mihi
21- 9 Juxta morem filiarum faciet illi
-11 Si tria ista non fecerit, egredietur gratis
-22 Si... abortivum quidem fecerit, sed ipsa
vixerit
-26 Si... et luscos eos fecerit, dimittet eos
22- 3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium
-30 De bobus quoque, et ovibus similiter facies
23- 2 Non sequeris turbam ad faciendum malum
-11 Dimittes eam, et requiescere facies
Ita facies in vinea, et in oliveto tuo
-22 Quod si... et feceris omnia quæ loquor

Exod. 23-24 Non facies opera eorum, sed destrues eos
-33 Ne forte peccare te faciant in me
24- 3 Omnia verba Do., quæ locutus est, faciemus
- 7 Omnia quæ locutus est Dominus, faciemus
25- 8 Facientque mihi sanctuarium, et habitabo
- 9 Sicque facietis illud
-11 Faciesq. supra coronam auream per circuit.
-13 Facies quoque vectes de lignis setim
-17 Facies et propitiatorium de aureo mundis-
simo
-18 Cherubim aureos et productiles facies
-23 Facies et mensam de lignis setim
-24 Faciesque illi labium aureum per circuitum
-28 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
-31 Facies et candelabrum ductile de auro
-35 Qui simul sex fiunt, procedentes de hastili
-37 Facies et lucernas septem, et pones eas
-38 Emunctoria... fiant de auro purissimo
-40 Inspice, et fac secundum exemplar
26- 1 Tabernaculum vero ita facies
Cortinas... variatas opere plumario facies
- 2 Unius mensuræ fient universa tentoria
- 4 Ansulas hyacinthinas in lateribus ac sum-
mitatibus facies cortinarum
- 6 Facies et quinquaginta circulos aureos qui-
bus cortinarum vela jungenda sunt, ut
unum tabernaculum fiat
- 7 Facies et saga cilicina undecim
-10 Facies et quinquaginta ansas in ora sagi
-11 Facies et quinquaginta fibulas æneas
Ut unum ex omnibus operimentum fiat
-14 Facies et operimentum aliud tecto
-15 Facies et tabulas stantes tabernaculi de lig-
nis setim
-17 In lateribus tabulæ, duæ incastraturæ fient
-22 Ad Occidentalem vero plagam tabernaculi
facies sex tabulas
-26 Facies et vectes de lignis setim quinque
-31 Facies et velum de hyacintho, et purpura
-36 Facies et tentorium in introitu tabernaculi
27- 1 Facies et altare de lignis setim
- 3 Faciesq. in usus ejus lebetes ad suscipiendos
- 6 Facies et vectes altaris de lignis setim duos
- 8 Sed inane et cavum intrinsecus facies illud
- 9 Facies et atrium tabernaculi
-16 In introitu vero atrii fiet tentorium
-18 Fietque de bysso retorta, et habebit bases
æneas
-19 Tam paxillos ejus quam atrii, ex ære facies
28- 2 Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo
- 3 Ut faciant vestes Aaron, in quibus sanctifi-
catus
- 4 Hæc autem erunt vestimenta quæ facient
Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron
- 6 Facient autem superhumerale de auro
-13 Facies et uncinos ex auro
-15 Rationale q. judicii facies opere polymito
-22 Facies in rationali catenas... ex auro
-26 Facies et duos annulos aureos
-31 Facies et tunicam superhumeralis totam
-32 Sicut fieri solet in extremis vestium partibus
-33 Quasi mala punica facies, ex hyacintho
-36 Facies et laminam de auro purissimo
-39 Et tiaram byssinam facies, et balteum
-42 Facies et fœminalia linea
29- 1 Sed et hoc facies, ut mihi in sacerdotio...
- 2 De simila triticea cuncta facies
-35 Omnia quæ præcepi tibi, facies
-38 Hoc est quod facies in altari : Agnos anni-
culos
30- 1 Facies quoque altare ad adolendum thy-
miama
- 3 Faciesque ei coronam aureolam per gyrum
- 5 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
-18 Facies et labrum æneum cum basi sua
-25 Faciesque unctionis oleum sanctum
-32 Juxta compositionem ejus non facietis aliud
-35 Faciesque thymiama compositum opere
-37 Talem compositionem non facietis in usus
-38 Homo quicumque fecerit simile
31- 6 Ut faciant cuncta quæ præcepi tibi
-11 Omnia quæ præcepi tibi, facient
-14 Qui fecerit in eo opus, peribit anima illius
-15 Sex diebus facietis opus
Omnis qui fecerit opus in hac die, morietur
-17 Sex e. diebus fecit Dominus cœlum et terram
32- 1 Videns a. populus quod moram faceret
Surge, fac nobis deos qui nos præcedant
- 3 Fecitque populus quæ jusserat
- 4 Et fecit ex eis vitulum conflatilem
- 8 Feceruntque sibi vitulum conflatilem
-10 Faciamque te in gentem magnam
-14 Placatusque est Dominus ne faceret malum
-16 Et factas opere Dei : scriptura quoque Dei
erat sculpta in tabulis

Exod. 32-20 Arripiensque vitulum quem fecerant
-21 Quid tibi fecit hic populus, ut induceres
-23 Fac nobis deos, qui nos præcedant
-28 Feceruntque filii Levi juxta sermonem
-30 Facto autem altero die, locutus est Moyses
-31 Feceruntque sibi deos aureos
-32 Si non facis, dele me de libro tuo
-35 Pro reatu vituli quem fecerat Aaron
33- 5 Ut sciam quid faciam tibi
-17 Et verbum istud quod locutus est, faciam
34-10 Signa faciam quæ nunquam visa sunt
Opus Domini terribile quod facturus sum
-16 Ne.. fornicari faciant et filios tuos in deos s.
-17 Deos conflatiles non facies tibi
-22 Solemnitatem hebdomadarum facies tibi
35- 1 Hæc sunt quæ jussit Dominus fieri
- 2 Sex diebus facietis opus
Qui fecerit opus in eo, occidetur
-10 Veniat, et faciat quod Dominus imperavit
-21 Ad faciendum opus tabernaculi testimonii
-29 Ut fierent opera quæ jusserat Dominus
-32 Ad excogitandum, et faciendum opus in
auro
-35 Ut faciant opera abietarii, polymitarii
36- 1 Fecit ergo Beseleel, et Ooliab, et omnis vir
- 2 Sponte sua obtulerant se ad faciendum opus
- 8 Feceruntque omnes corde sapientes
-11 Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortinæ
-13 Et fieret unum tabernaculum
-14 Fecit et saga undecim de pilis caprarum
-17 Fecitque ansas quinquaginta in ora sagi
-18 Ut unum pallium ex omnibus sagis fieret
-19 Fecit et opertorium tabernaculi de pellibus
-20 Fecit et tabulas tabernaculi de lignis setim
-22 Sic fecit in omnibus tabernaculi tabulis
-27 Ad eam partem tabern... fecit sex tabulas
-29 Ita fecit ex utraque parte per angulos
-31 Fecit et vectes de lignis setim, quinque
-33 Fecit quoque vectem alium
-34 Et circulos eorum fecit aureos
-35 Fecit et velum de hyacintho, et purpura
-37 Fecit et tentorium in introitu tabernaculi
37- 1 Fecit aut. Beseleel et arcam de lignis setim
- 2 Et fecit illi coronam auream per gyrum
- 4 Vectes quoque fecit de lignis setim
- 6 Fecit et propitiatorium, id est, oraculum
-10 Fecit et mensam de lignis setim
-15 Ipsos quoque vectes fecit de lignis setim
-17 Fecit et candelabrum ductile de auro
-21 Qui simul sex fiunt calami procedentes
-23 Fecit et lucernas septem cum emunctoriis
-25 Fecit et altare thymiamatis de lignis setim
-27 Fecitque ei coronam aureolam per gyrum
-28 Ipsos autem vectes fecit de lignis setim
38- 1 Fecit et altare holocausti de lignis setim
- 4 Craticulamque ejus in modum retis fecit
æneam
- 6 Quos et ipsos fecit de lignis setim
- 8 Fecit et labrum æneum cum basi sua
- 9 Fecit et atrium, in cujus Australi plaga
-15 Inter utraque introitum tabernaculi fecit
-18 Fecit tentorium ex hyacintho, purpura
-20 Paxillos quoque tabernaculi... fecit æneos
-27 Centum bases factæ sunt de talentis centum
-28 Septuag. quinque, fecit capita columnarum
39- 1 De hyacintho vero et purpura... fecit vestes
- 2 Fecit igitur superhumerale de auro
- 8 Fecit et rationale opere polymito
-15 Fecerunt in rationali et catenulas
-20 Fecerunt quoque tunicam superhumeralis
-25 Fecerunt et tunicas byssinas opere textili
-29 Fecerunt et laminam sacræ venerationis
-31 Feceruntque filii Israël cuncta quæ præce-
perat Dominus Moysi
-40 Et in tectum fœderis, jussa sunt fieri
40-14 Fecitque Moyses omnia quæ præceperat
Dominus
Levit. 1-15 Decurrere faciet sanguinem super crepidi-
nem altaris
2-11 Omnis oblatio... absque fermento fiet
4- 2 De universis mandatis Domini, quæ præ-
cepit ut non fierent, quippiam fecerit
- 3 Delinquere faciens populum, offeret pro
peccato
-13 Et per imperitiam fecerit quod contra man-
datum Domini est
-20 Sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit
-22 Si peccaverit princeps, et fecerit unum e
pluribus per ignorantiam
-26 Sicut in victimis pacificorum fieri solet
-27 Ut faciat quidquam de his quæ Domini lege
prohibentur
5- 4 Ut vel male quid faceret, vel bene
- 9 Faciet distillare ad fundamentum ejus
-10 Adolebit in holocaustum, ut fieri solet

Levit. 5-17 Feceritque unum ex his quæ Domini lege prohibentur
-18 Quia nesciens fecerit : et dimittetur ei
6- 2 Vi aliquid extorserit, aut calumniam fecerit
- 3 Et quodlibet aliud ex pluribus fecerit
- 7 Pro singulis quæ faciendo peccavit
-11 Usque ad favillam consumi faciet
7-18 Irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti
8- 4 Fecit Moyses ut Dominus imperaverat
- 5 Iste est sermo, quem jussit Dominus fieri
-34 Sicut et impræsentiarum factum est
-36 Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta
9- 1 Facto a. octavo die, vocavit Moyses Aaron
- 6 Facite, et apparebit vobis gloria ejus
-16 Fecit holocaustum
10- 7 Qui fecerunt omnia juxta præceptum Moysi
11-32 Et in quocumque fit opus, tingentur aqua
14-19 Et faciet sacrificium pro peccato
-36 Ne immunda fiant omnia quæ in domo sunt
15-15 Qui faciet unum pro peccato, et alterum...
-30 Qui unum faciet pro peccato, et alterum...
16- 3 Nisi hæc ante fecerit : Vitulum pro peccato
- 7 Duos hircos stare faciet coram Domino
-16 Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testim.
-29 Affligetis animas vestras, nullumque opus facietis
-34 Fecit igitur sicut præceperat Dom. Moysi
17-15 Et hoc ordine mundus fiet
18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti, in qua habitastis, non facietis
- 4 Facietis judicia mea, et præcepta mea
- 5 Judicia, quæ faciens homo, vivet in eis
-26 Et non faciatis ex om. abominationibus istis
-27 Execrationes istas fecerunt accolæ terræ
-28 Vos similiter evomat, cum paria feceritis
-29 Omnis anima, quæ fecerit de abominationibus his quippiam, peribit
-30 Nolite facere quæ fecerunt hi
19- 4 Nec deos conflatiles faciatis vobis
-11 Non facietis furtum. Non mentiemini
-13 Non facies calumniam proximo tuo
-15 Non facies quod iniquum est, nec injuste
-19 Jumentum tuum non facies coire cum alterius generis animantibus
-28 Neque figuras aliquas aut stigmata facietis
-35 Nolite facere iniquum aliquid in judicio
-37 Custodite... universa judicia, et facite ea
20- 8 Custodite præcepta mea, et facite ea
-19 Qui hoc fecerit, ignominiam carnis suæ nudavit
-21 Qui duxerit uxorem fratris sui, rem facit illicitam
-22 Custodite leges m., atq. judicia, et facite ea
-23 Omnia enim hæc fecerunt
21- 5 Neque in carnibus suis facient incisuras
22-24 Et in terra vestra hoc omnino ne faciatis
-31 Custodite mandata mea, et facite ea
23- 3 Sex diebus facietis opus : dies septimus Omne opus non facietis in eo
- 7 Omne opus servile non facietis in eo
- 8 Nullumque servile opus facietis in eo
-19 Facietis et hircum pro peccato
-21 Omne opus servile non facietis in eo
-27 Omne opus servile non facietis in eo
-28 Omne opus servile non facietis in tempore
-30 Et quæ operis quippiam fecerit, delebo eam
-31 Nihil ergo operis facietis in eo
-35 Omne opus servile non facietis in eo
-36 Omne opus servile non facietis in eo
-43 Quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israël
24-19 Qui irrogaverit maculam... sicut fecit, sic fiet ei
-23 Feceruntq. filii Israël sicut præceperat Dom.
25- 8 Quæ simul faciunt annos quadraginta novem
-18 Facite præcepta mea, et judicia custodite
-21 Et faciet fructus trium annorum
26- 1 Non facietis vobis idolum et sculptile
- 3 Mandata mea custodieritis, et feceritis ea
- 9 Respiciam vos, et crescere faciam
-14 Quod si... nec feceritis omnia mandata mea
-15 Ut non faciatis ea quæ a me constituta sunt
-16 Ego quoque hæc faciam vobis
-22 Ad paucitatem cuncta redigant, desertæque fiant viæ vestræ
-31 Et deserta faciam sanctuaria vestra
-44 Ut consumerentur, et irritum facerem pactum meum cum eis
27- 2 Et dices ad eos : Homo qui votum fecerit

Num. 1-53 Ne fiat indignatio super multitudinem filiorum Israël
-54 Fecerunt ergo filii Israël juxta omnia
2-34 Feceruntque filii Israël juxta omnia
3- 6 Fac stare in conspectu Aaron sacerdotis ut ministrent ei

Num. 4-19 Sed hoc facite eis ut vivant, et non moriantur
-46 Et quos recenseri fecit ad nomen Moyses
5- 4 Feceruntque ita filii Israel, et ejecerunt eos
- 6 Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis
-21 Putrescere faciat femur tuum
-28 Si polluta non fuerit, erit innoxia, et faciet liberos
-30 Et fecerit ei sacerdos juxta omnia quæ scripta sunt
6- 2 Cum fecerint votum ut sanctificentur
-11 Facietque sacerdos unum pro peccato
-12 Ita tamen ut dies priores irriti fiant
-16 Et faciet tam pro peccato, quam in holocaustum
-21 Ita faciet ad perfectionem sanctificationis s.
7- 1 Factum est autem in die qua complevit Moyses tabernaculum
8- 3 Fecitque Aaron : et imposuit lucernas
-12 E quibus unum facies pro peccato
-20 Feceruntque Moyses et Aaron... quæ præceperat Dominus
-22 Sicut præceperat Dominus Moysi de Levitis, ita factum est
-26 Opera autem ipsa non faciant
9- 2 Faciant filii Israel Phase in tempore suo
- 4 Præcepitque Moyses filiis Israel ut facerent Phase
- 5 Qui fecerunt tempore s. : quarta decima die Quæ mandaverat Dominus Moysi, fecerunt filii Israël
- 6 Qui non poterant facere Phase in die illo
-10 In gente vestra, faciat Phase Domino
-13 Et in itinere non fuit, et tamen non fecit Phase
-14 Facient Phase Domino juxta cæremonias
-16 Sic fiebat jugiter : per diem operiebat illud
10- 2 Fac tibi duas tubas argenteas ductiles
- 6 Et juxta hunc modum reliqui facient
11- 8 Coquens in olla, et faciens ex eo tortulas
-16 Faciesque ibi stare tecum
-24 Quos stare fecit circa tabernaculum
12-12 Ne fiat hæc quasi mortua, et ut abortivum
13- 4 Fecit Moyses quod Dominus imperaverat
14-11 In omnibus signis quæ feci coram eis
-12 Te autem faciam principem super gentem magnam
-22 Signa quæ feci in Ægypto et in solitudine
-28 Locuti estis audiente me, sic faciam vobis
-30 Ut habitare vos facerem, præter Caleb
-35 Ita faciam omni multitudini huic pessimæ
-36 Reversi murmurare fecerant contra eum
15- 3 Et feceritis oblationem Domino
- 8 Quando vero de bobus feceris holocaustum
-11 Sic facies, (-12) per singulos boves
-24 Oblitaque fuerit facere multitudo
-31 Et præceptum illius fecit irritum
-32 Factum est autem, cum essent filii Israël
-34 Nescientes quid super eo facere deberent
-38 Ut faciant sibi fimbrias per angulos palliorum
-40 Memores præceptorum Domini faciant ea
16- 5 Notum faciet Dominus qui ad se pertineant
- 6 Hoc igitur facite : Tollat unusquisque
-10 Idcirco ad se fecit accedere te et omnes
-18 Quod cum fecissent, stantibus Moyse et Aaron
-28 Ut facerem universa quæ cernitis
-30 Sin autem novam rem fecerit Dominus
-47 Quod cum fecisset Aaron, et cucurrisset
17-11 Fecitque Moyses sicut præceperat Dominus
18-15 Omne animal quod immundum est, redimi facias
-17 Non facies redimi, quia sanctificata sunt Do.
19-22 Quidquid tetigerit immundus, immundum faciet
20- 5 Quare nos fecistis ascendere de Ægypto
-27 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
21- 8 Fac serpentem æneum, et pone eum pro signo
- 9 Fecit ergo Moyses serpentem æneum
-14 Sicut fecit in mari Rubro, sic faciet in torrentibus Arnon
-34 Faciesque illi sicut fecisti Sehon regi
22- 2 Omnia quæ fecerat Israel Amorrhæo
-20 Ita duntaxat, ut quod tibi præcepero, facias
-28 Quid feci tibi ? cur percutis me ?
-30 Dic quid simile unquam fecerim tibi ?
-41 Mane aut. facto, duxit eum ad excelsa Baal
23- 2 Cumque fecisset juxta sermonem Balaam
-10 Et fiant novissima mea horum similia
-19 Dixit ergo, et non faciet ?
-26 Quidq. mihi Deus imperaret, hoc facerem
-30 Fecit Balac ut Balaam dixerat
24-14 Quid populus tuus populo huic faciat

Num. 24-23 Quis victurus est, quando ista faciet Deus ?
26-10 Et factum est grande miraculum
27-22 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
28-18 Omne opus servile non facietis in ea
-24 Ita facietis per singulos dies septem dierum
-25 Omne opus servile non facietis in eo
-26 Omne opus servile non facietis in ea
29- 1 Omne opus servile non facietis in ea
- 7 Omne opus servile non facietis in ea
-12 Omne opus servile non facietis in ea
-35 Die octavo... omne opus servile non facietis
30- 3 Non faciet irritum verbum suum
- 9 Sin... et irritas fecerit pollicitationes ejus
-14 In arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat
31-16 Et prævaricari vos fecerunt in Domino
-31 Feceruntque Moyses et Eleazar
32- 5 Nec facias nos transire Jordanem
-13 Universa generatio, quæ fecerat malum
-20 Si facitis quod promittitis, expediti pergite
-23 Sin autem quod dicitis, non feceritis
-25 Faciemus quod jubet Dominus noster
-31 Sicut locutus est Do. servis suis, ita faciemus
33-56 Et quidquid illis cogitaveram facere, vobis faciam
35-23 Et inimicitiis, quidquam horum fecerit
36- 4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus
-10 Feceruntque filiæ Salphaad, ut fuerat imperatum

Deut. 1-14 Bona res est, quam vis facere
-18 Præcepique omnia quæ facere deberetis
-30 Sicut fecit in Ægypto cunctis videntibus
2-12 Sicut fecit Israël in terra possessionis suæ
-21 Et fecit illos habitare pro eis
-22 Sicut fecerat filiis Esau, qui habitant in Seïr
-29 Sicut fecerunt filii Esaü, qui habitant in Seïr
3- 2 Faciesque ei sicut fecisti Sehon regi
- 6 Sicut feceramus Sehon regi Hesebon
-21 Quæ fecit Dominus Deus vester Sic faciet omnibus regnis
-24 Qui possit facere opera tua, et comparari fortitudini tuæ
4- 1 Audi..quæ ego doceo te : ut faciens ea, vivas
- 3 Oculi vestri viderunt omnia quæ fecit Dominus contra Beelphegor
- 5 Sic facietis ea in terra, quam possessuri estis
-13 Ostendit vobis pactum suum, quod præcepit ut faceretis
-14 Ut docerem vos cæremonias et judicia, quæ facere deberetis
-16 Ne forte decepti faciatis vobis sculptam sim.
-23 Et facias tibi sculptam similitudinem eorum quæ fieri Dominus prohibuit
-25 Deceptique feceritis vobis aliquam similitudinem
-32 Si facta est aliquando hujuscemodi res
-34 Si fecit Deus ut ingrederetur, et tolleret sibi gentem Juxta omnia quæ fecit pro vobis Dominus
-36 De cœlo te fecit audire vocem suam
5- 8 Non facies tibi sculptile, nec similitudinem
-10 Et faciens misericordiam in multa millia
-13 Sex diebus operaberis, et facies omnia opera
-14 Non facies in eo quidquam operis
-19 Furtumque non facies
-27 Et nos audientes faciemus ea
-31 Quæ docebis eos, ut faciant ea in terra, quam dabo illis
-32 Et facite quæ præcepit Dominus Deus vobis
6- 1 Ut docerem vos, et faciatis ea in terra
- 3 Ut facias quæ præcepit tibi Dominus
-18 Et fac quod placitum est et bonum
-22 Fecitque signa atque prodigia magna
-24 Præcepitque... ut faciamus omnia legitima
-25 Si custodierimus et fecerimus omnia præcepta
7- 5 Quin potius hæc facietis eis : Aras eorum subvertite
-11 Quæ ego mando tibi hodie ut facias
-12 Si postquam... custodieris ea et feceris
-18 Recordare quæ fecerit Dominus Deus tuus
-19 Sic faciet cunctis populis quos metuis
-25 Non concupisces argentum et aurum, de quibus facta sunt
-26 Ne fias anathema, sicut et illud est
8- 1 Cave diligenter ut facias
- 2 Nota fierent quæ in tuo animo versabantur
9-12 Feceruntque sibi conflatile
-16 Et fecisse vobis vitulum conflatilem
-21 Peccatum autem vestrum quod feceratis
10- 1 Faciesque arcam ligneam
- 3 Feci igitur arcam de lignis setim
- 5 Et posui tabulas in arcam quam feceram
-18 Facit judicium pupillo et viduæ
-21 Et Deus tuus, qui fecit tibi hæc magnalia
11- 3 Signa et opera quæ fecit in medio Ægypti

Deut. 11- 5 Vobisque quæ fecerit in solitudine
- 7 Omnia opera Domini magna quæ fecit
-22 Quæ ego præcipio vobis, et feceritis ea
12- 1 Judicia, quæ facere debetis in terra
- 4 Non facietis ita Domino Deo vestro
- 8 Non facietis ibi quæ nos hic facimus hodie
-14 Et facies quæcumque præcipio tibi
-25 Cum feceris quod placet in conspectu Dom.
-28 Cum feceris quod bonum est et placitum
-31 Non facies similiter Domino Deo tuo
Omnes e. abominationes... fecerunt diis suis
-32 Hoc tantum facito Domino
13- 3 Ut palam fiat utrum diligatis eum, an non
- 5 Ut errare te faceret de via
-11 Nequaquam ultra faciat quidpiam hujus rei
-18 Ut facias quod placitum est in conspectu Do.
14- 1 Nec facietis calvitium super mortuo
-29 Operibus manuum tuarum quæ feceris
15- 1 Septimo anno facies remissionem
- 9 Et fiat tibi in peccatum
-17 Ancillæ quoque similiter facies
16- 1 Ut facias Phase Domino Deo tuo
- 8 Et in die septima... non facies opus
-12 Custodiesque ac facies quæ præcepta sunt
-22 Nec facies tibi, neque constitues statuam
17- 2 Vir aut mulier qui faciant malum
- 4 Et abominatio facta est in Israël
-10 Facies quodcumque dixerint qui præsunt
-15 Non poteris alterius gentis hominem regem facere
19- 9 Et feceris quæ hodie præcipio tibi
-19 Reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit
-20 Et nequaquam talia audeant facere
20- 6 Et necdum fecit eam esse communem
- 8 Ne pavere faciat corda fratrum suorum
- 9 Cumque... et finem loquendi fecerint
-15 Sic facies cunctis civitatibus
-18 Ne forte doceant vos facere cunctas abom.
21- 9 Cum feceris quod præcepit Dominus
-16 Non poterit filium dilectæ facere primogen.
22- 3 Similiter facies de asino, et de vestimento
- 5 Abominabilis e. apud Deum est qui facit hæc
- 8 Facies murum tecti per circuitum
-12 Funiculos in fimbriis facies
-21 Quoniam fecit nefas in Israël
23- 6 Non facies cum eis pacem
-23 Facies sicut promisisti Domino Deo tuo
24- 4 Et abominabilis facta est coram Domino
Ne peccare facias terram tuam
- 8 Facies quæcumque docuerint te sacerdotes
- 9 Mementote quæ fecerit Dominus Deus
-18 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
-22 Et idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
25- 2 Prosternent, et coram se facient verberari
- 8 Statimque accersiri eum facient
- 9 Sic fiet homini qui non ædificat domum
-16 Abominatur enim Dominus Deus tuus eum qui facit hæc
-17 Memento quæ fecerit tibi Amalec in via
26-14 Et feci omnia sicut præcepisti mihi
-16 Ut facias mandata hæc atque judicia
-19 Et faciat te excelsiorem cunctis gentibus
27- 9 Hodie factus es populus Domini Dei tui
-10 Et facies mandata atque justitias
-15 Maledictus homo qui facit sculptile
-18 Maledictus qui errare facit cæcum
28- 1 Ut facias atque custodias omnia mandata
Faciet te Dominus Deus tuus excelsiorem
-11 Abundare te faciet Dominus omnibus bonis
-13 Si tamen... et custodieris et feceris
-15 Et facias omnia mandata ejus et cæremonias
-20 In omnia opera tua, quæ tu facies
-58 Nisi custodieris et feceris omnia verba legis
-63 Bene vobis faciens, vosque multiplicans
29- 2 Vos vidistis universa quæ fecit Dominus
- 9 Ut intelligatis universa quæ facitis
-24 Quare sic fecit Dominus terræ huic?
-29 Ut faciamus universa verba legis hujus
30- 5 Majoris numeri te esse faciet
- 8 Faciesque universa mandata quæ ego præcipio tibi hodie
- 9 Abundare te faciet Dominus Deus tuus
-13 Audire et facere quod præceptum est
-14 In ore tuo, et in corde tuo, ut facias illum
31- 4 Facietque Dominus eis sicut fecit Sehon
- 5 Similiter facietis eis, sicut præcepi vobis
-16 Irritum faciet fœdus quod pepigi cum eo
-18 Propter omnia mala quæ fecit
-20 Et irritum facient pactum meum
-21 Quæ facturus sit hodie
-29 Quando feceritis malum in conspectu Dom.
32- 6 Qui possedit te, et fecit, et creavit te
-26 Cessare faciam ex hominibus memoriam eorum
-27 Et non Dominus, fecit hæc omnia

Deut. 32-39 Ego occidam, et ego vivere faciam
-46 Mandetis ea filiis vestris custodire et facere
-47 Quæ facientes longo perseveretis tempore
33-21 Et fecit justitias Domini, et judicium suum
34- 9 Feceruntque sicut præcepit Dominus Moysi
-11 Ut faceret in terra Ægypti Pharaoni
-12 Quæ fecit Moyses coram universo Israël
Josue. 1- 1 Factum est post mortem Moysi servi Dom.
- 7 Et facias omnem legem, quam præcepit
-16 Omnia, quæ præcepisti nobis, faciemus
2- 6 Ipsa autem fecit ascendere viros in solarium
-10 Et quæ feceritis duobus Amorrhæorum reg.
-12 Ut quomodo ego misericordiam feci vobiscum, ita et vos faciatis cum domo patris
-14 Faciemus in te misericordiam et veritatem
-21 Sicut locuti estis, ita fiat
3- 5 Cras e. faciet Dominus inter vos mirabilia
4- 8 Fecerunt ergo filii Israël sicut præcepit eis
-24 Sicut fecerat prius in mari Rubro
5- 2 Fac tibi cultros lapideos, et circumcide
- 3 Fecit quod jusserat Dominus
-10 Fecerunt Phase, quarta decima die mensis
-16 Fecitque Josue ut sibi fuerat imperatum
6- 3 Semel per diem: sic facietis sex diebus
-14 Sic fecerunt sex diebus
-23 Et extra castra Israël manere fecerunt
-25 Et omnia quæ habebat, fecit Josue vivere
7- 9 Et quid facies magno nomini tuo?
-15 Et fecit nefas in Israël
-19 Indica mihi quid feceris, ne abscondas
-20 Peccavi Domino Deo Israël, et sic et sic feci
8- 2 Faciesque urbi Haï, et regi ejus, sicut fecisti Jericho, et regi illius
- 5 Sicut ante fecimus, fugiemus, et terga vertemus
- 8 Succendite eam, et sic omnia facietis, ut jussi
-28 Succendit urbem, et fecit eam tumulum
9- 3 Audientes cuncta quæ fecerat Josue
- 6 Venimus, pacem vobiscum facere cupientes
- 9 Audivimus... cuncta quæ fecit in Ægypto
-12 Calidos sumpsimus, nunc sicci facti sunt
-15 Fecitque Josue cum eis pacem
-20 Sed hoc faciemus eis: Reserventur
-25 Quod tibi bonum et rectum videtur, fac nobis
-26 Fecit ergo Josue ut dixerat, et liberavit eos
10- 1 Sicut enim fecerat Jericho et regi ejus, sic fecit Haï et regi illius
-23 Feceruntq. ministri ut sibi fuerat imperatum
-25 Sic enim faciet Dominus cunctis hostibus
-28 Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho
-30 Feceruntque regi Lebna, sicut fecerant regi Jericho
-32 Quæ fuerat in ea, sicut fecerat Lebna
-35 Juxta omnia quæ fecerat Lachis
-37 Sicut fecerat Eglon, sic fecit et Hebron
-39 Sicut fecerat Hebron et Lebna et regibus earum, sic fecit Dabir et regi illius
11- 9 Fecitque sicut præceperat ei Dominus
13-23 Factusque est terminus filiorum Ruben
14- 5 Ita fecerunt filii Israël, et diviserunt terram
16- 5 Et factus est terminus filiorum Ephraim
17-13 Chananæos, et fecerunt sibi tributarios
18-10 Et factus est terminus possessionis eorum
22- 2 Fecistis omnia quæ præcepit vobis Moyses
-23 Et si ea mente fecimus, ut holocausta
-28 Altare Domini, quod fecerunt patres nostri
23- 3 Vosque cernitis omnia quæ fecerit Dominus
- 8 Quod fecistis usque in diem hanc
24- 7 Viderunt oculi vestri cuncta quæ in Ægypto fecerim
-17 Fecitque videntibus nobis signa ingentia
-31 Omnia opera Domini quæ fecerat in Israël
Judic. 1- 7 Sicut feci, ita reddidit mihi Deus
-24 Et faciemus tecum misericordiam
-28 Fecit eos tributarios, et delere noluit
-30 In medio ejus, factusque est ei tributarius
-35 Factusque est ei tributarius
2- 1 Ut non facerem irritum pactum meum
- 2 Noluistis audire vocem meam: cur hoc fecistis?
- 7 Opera Domini quæ fecerat cum Israël
-10 Et opera quæ fecerat cum Israël
-11 Feceruntque filii Israël malum in conspectu Domini
-17 Audientes mandata Domini, omnia fecere contraria
-19 Et multo faciebant pejora quam fecerant patres eorum
-20 Quia irritum fecit gens ista pactum meum
3- 7 Feceruntque malum in conspectu Domini
-12 Addiderunt a. filii Israël facere malum
Quia fecerunt malum in conspectu ejus
-16 Qui fecit sibi gladium ancipitem, habentem

Judic. 4- 1 Addideruntq. filii Israël facere malum
6- 1 Fecerunt a. filii Isr. in conspectu Do. malum
- 2 Feceruntque sibi antra et speluncas in montibus
- 8 Ego vos feci conscendere de Ægypto
-20 Jus desuper funde. Cumque fecisset ita
-27 Fecit sicut præceperat ei Dominus
Per diem noluit id facere, sed omnia nocte complevit
-29 Dixeruntque ad invicem: Quis hoc fecit?
Gedeon filius Joas fecit hæc omnia
-36 Si salvum facis per manum meam Israël
-38 Factumque est ita. Et de nocte consurgens
-40 Fecitque Deus nocte illa ut postulaverat
7-17 Quod me facere videritis, hoc facite: ingrediar partem castrorum, et quod fecero sectamini
8- 1 Quid est hoc quod facere voluisti?
- 3 Quid tale facere potui, quale vos fecistis?
-27 Fecitque ex eo Gedeon ephod
Et factum est Gedeoni et omni domui ejus
-35 Nec fecerunt misericordiam cum domo Jerobaal Gedeon
Juxta omnia bona, quæ fecerat Israëli
9-27 Et factis cantantium choris, ingressi sunt
-33 Illo a. egrediente... fac ei quod potueris
-48 Quod me videtis facere, cito facite
-49 Atque ita factum est, ut fumo et igne mille homines necarentur
-56 Reddidit Deus malum quod fecerat Abimelech contra patrem suum
10- 6 Fecerunt malum in conspectu Domini
11-10 Testis est, quod nostra promissa faciemus
-11 Fecitque eum omnis populus principem sui
-29 Factus est ergo super Jephte Spiritus Dom.
-35 Et aliud facere non potero
-36 Fac mihi quodcumque pollicitus es
-39 Reversa est... et fecit ei sicut voverat
12- 2 Ut præberetis mihi auxilium, et facere noluistis
13- 1 Filii Israël fecerunt malum in conspectu Do.
- 8 Et doceat nos quid debeamus facere
-12 Quid vis ut faciat puer?
-15 Et faciamus tibi hædum de capris
-16 Si a. vis holocaustum facere, offer illud Do.
-19 Offerens Domino, qui facit mirabilia
14- 4 Nesciebant quod res a Domino fieret
-10 Et fecit filio suo Samson convivium
-15 Quod si facere nolueris, incendemus te
15- 3 Non erit culpa in me contra Philisthæos: faciam enim vobis mala
- 6 Dixeruntq. Philisth.: Quis fecit hanc rem?
- 7 Quibus ait Samson: Licet hæc feceritis
-11 Quare hoc facere voluisti? Quibus ille ait
Sicut fecerunt mihi, sic feci eis
16- 2 Ut facto mane exeuntem occiderent
- 5 Quod si feceris, dabimus tibi singuli mille
-14 Quod cum fecisset Dalila, dixit ad eum
-19 At illa dormire eum fecit super genua sua
-20 Egrediar sicut ante feci, et me excutiam
-21 Et clausum in carcere molere fecerunt
-25 Feceruntque eum stare inter duas columnas
17- 3 Et faciat sculptile atque conflatile
- 4 Ut faceret ex eis sculptile atque conflatile
- 5 Separavit, et fecit ephod, et theraphim
Et factus est ei sacerdos
- 6 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
- 8 Cumque venisset in montem Ephraim, iter faciens
18-18 Quibus dixit sacerdos: Quid facitis?
-21 Cum... ante se ire fecissent parvulos ac jumenta
-24 Deos meos quos mihi feci, tulistis
19- 7 Socer tenuit, et apud se fecit manere
- 8 Mane autem facto, parabat Levites iter
-23 Nolite, fratres, nolite facere malum hoc
-27 Mane facto, surrexit homo et aperuit ostium
-30 Nunquam res talis facta est in Israël
In commune decernite quid facto opus sit
20- 6 Et tam grande piaculum factum est in Isr.
- 7 Decernite quid facere debeatis
- 9 Sed hoc contra Gabbaa in commune faciamus
-43 Atque ita factum est, ut ex utraque parte ab hostibus cæderentur
-46 Sic factum est, ut omnes qui ceciderant
21- 3 Factum est hoc malum in populo tuo
-16 Quid faciemus reliquis, qui non acceperunt
-23 Feceruntque filii Benjamin, ut sibi fuerat imperatum
-24 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
Ruth. 1- 1 Facta est fames in terra
- 8 Faciat vobiscum Dominus misericordiam
Sicut fecistis cum mortuis et mecum
-17 Hæc mihi faciat Dominus, et hæc addat

Ruth. 2-11 Quæ feceris socrui tuæ post mortem viri tui
-19 Ubi hodie collegisti, et ubi fecisti opus?
3- 5 Quidquid præceperis, faciam
- 6 Et fecit omnia quæ sibi imperaverat socrus
- 7 Cumque.... bibisset, et factus esset hilarior
-11 Sed quidquid dixeris mihi, faciam tibi
-13 Et facto mane, si te voluerit... retinere
-16 Narravitq. ei omnia quæ sibi fecisset homo
4- 4 Indica mihi, ut sciam quid facere debeam
-11 Faciat Do. hanc mulierem, quæ ingreditur
-12 Fiatque domus tua, sicut domus Phares
1 Reg. 1- 7 Sicque faciebat per singulos annos
-12 Factum est autem, cum illa multiplicaret preces
-20 Et factum est post circulum dierum, concepit
-23 Fac quod bonum tibi videtur
2- 7 Dominus pauperem facit et ditat
-14 Sic faciebant universo Israëli venientium
-19 Et tunicam parvam faciebat ei mater sua
-22 Quæ faciebant filii sui universo Israëli
-23 Quare facitis res hujuscemodi, quas ego audio
-24 Ut transgredi faciatis populum Domini
-35 Juxta cor meum et animam meam faciet
3- 2 Factum est ergo in die quadam, Heli jacebat
-11 Ecce ego facio verbum in Israel
-17 Hæc faciat tibi Deus, et hæc addat
-18 Quod bonum est in oculis suis faciat
4- 1 Et factum est in diebus illis, convenerunt Philisthiim
-10 Et facta est plaga magna nimis
-17 Et ruina magna facta est in populo
5- 6 Et facta est confusio mortis magnæ in civit.
- 8 Quid faciemus de arca Dei Israel?
- 9 Fiebat manus Domini per singulas civitates
Et fecerunt sibi sedes pelliceas
-12 Fiebat e. pavor mortis in singulis urbibus
6- 2 Quid faciemus de arca Domini?
- 5 Quinque anos aureos facietis, et quinque mures
Facietisq. similitudines anorum vestrorum
- 7 Arripite et facite plaustrum novum unum
- 9 Ipse fecit nobis hoc malum grande
-10 Fecerunt ergo illi hoc modo
7- 2 Et factum est, ex qua die mansit arca
-10 Factum est autem, cum Samuël offerret
-13 Facta est itaque manus Dom. super Philisth.
8- 1 Factum est autem cum senuisset Samuël
- 8 Juxta omnia opera sua, quæ fecerunt
Servierunt diis alienis, sic faciunt etiam tibi
-11 Facietque sibi equites et præcursores
-13 Filias quoq. vestras faciet sibi unguentarias
10- 2 Et dicit: Quid faciam de filio meo?
- 7 Fac quæcumque invenerit manus tua
- 8 Donec veniam ad te, et ostendam tibi quid facias
11- 1 Factum est quasi post mensem, ascendit Naas
- 7 Quicumque non exierit... sic fiet bobus ejus
-10 Et facietis nobis omne quod placuerit vobis
-11 Et factum est, cum dies crastinus venisset
-13 Quia hodie fecit Dominus salutem in Israël
-15 Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino
12- 6 Dominus, qui fecit Moysen et Aaron, et eduxit patres nostros de terra Ægypti
- 7 Quas fecit vobiscum, et cum patribus vestris
-16 Videte rem istam grandem, quam facturus est Dominus
-17 Quia grande malum feceritis vobis
-20 Vos fecistis universum malum hoc
-22 Juravit Dominus facere vos sibi populum
13-11 Locutusq. est ad eum Samuël: Quid fecisti?
-13 Quod si non fecisses, jam nunc præparasset
-19 Ne forte facerent Hebræi gladium aut lanceam
14- 6 Si forte faciat Dominus pro nobis
- 7 Fac omnia quæ placent animo tuo
-14 Et facta est plaga prima, qua percussit
-15 Et factum est miraculum in castris
-30 Nonne major plaga facta fuisset in Philisthiim?
-36 Omne quod bonum videtur in oculis tuis, fac
-39 Per Jonathan filium meum factum est
-40 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
-43 Indica mihi quid feceris. Et indicavit
-44 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
-45 Qui fecit salutem hanc magnam in Israel
15- 2 Recensui quæcumque fecit Amalec
- 6 Tu enim fecisti misericordiam cum omnibus
-10 Factum est autem verbum Dom. ad Samuël
-17 Nonne...caput in tribubus Israël factus es?
-19 Et fecisti malum in oculis Domini
-33 Sicut fecit absque liberis mulieres gladius
16- 3 Et ego ostendam tibi quid facias
- 4 Fecit ergo Samuël, sicut locutus est ei Dom.

1 Reg. 16-21 Dilexit eum nimis, et factus est ejus armiger
17-25 Domum patris ejus faciet absque tributo
-29 Dixit David: Quid feci? Numquid non verbum est?
18- 1 Et factum est cum complesset loqui ad Saül
-13 Et fecit eum tribunum super mille viros
-18 Quis ego sum... ut fiam gener regis?
-19 Factum est autem tempus, cum deberet dari Merob
-21 Dabo eam illi, ut fiat ei in scandalum
-25 Ut fiat ultio de inimicis regis
-26 Placuit sermo... David ut fieret gener regis
-29 Factusque est Saül inimicus David cunctis diebus
-30 Et celebre factum est nomen ejus nimis
19- 5 Et fecit Dominus salutem magnam
- 9 Et factus est spiritus Domini malus in Saül
-18 Nuntiavit ei omnia quæ fecerat sibi Saül
-20 Factus est etiam Spiritus Domini in illis
-23 Et factus est etiam super eum Spiritus Do.
20- 1 Quid feci? quæ est iniquitas mea
- 2 Neque enim faciet pater meus quidquam grande
- 4 Quodcumque dixerit mihi anima tua, faciam tibi
- 8 Fac ergo misericordiam in servum tuum
Quia fœdus Domini me famulum tuum tecum inire fecisti
- 9 Absit hoc a te: neque enim fieri potest
-13 Hæc faciat Dominus Jonathæ, et hæc addat
-14 Si vixero, facies mihi misericordiam Dom.
-32 Ait: Quare morietur? quid fecit?
22- 2 Et factus est eorum princeps, fueruntque cum eo
- 3 Donec sciam quid faciat mihi Deus
- 7 Universos vos faciet tribunos, et centuriones
24- 5 Ut facias ei sicut placuerit in oculis tuis
- 7 Ne faciam hanc rem domino meo, Christo
-19 Et tu *indicasti* hodie quæ feceris mihi bona
25-17 *Considera*, et recogita quid facias
-22 Hæc faciat Deus inimicis David
-26 Et *nunc* fiant sicut Nabal inimici tui
-28 Faciens enim faciet Dominus tibi
-30 Cum ergo fecerit Dominus tibi domino meo
-34 Qui *prohibuit* me ne malum facerem tibi
-37 *Emortuum est* cor ej..et factus est quasi lapis
-42 Secuta est *nuntios* David: et facta est illi uxor
26-16 Non est bonum hoc, quod fecisti
-18 Quid feci? aut quod est malum in manu mea?
-25 Et quidem faciens facies, et potens poteris
27-11 Hæc fecit David: et hoc erat decretum illi
28- 1 Factum est a. *in* diebus illis, congregaverunt
- 2 Nunc scies quæ facturus est servus tuus
- 9 Ecce, tu nosti quanta fecerit Saül
-15 Vocavi ergo te, ut ostenderes mihi quid faciam
-17 Faciet enim tibi Dominus sicut locutus est
-18 Neque fecisti iram furoris ejus in Amalec
Idcirco quod pateris, fecit tibi Domin. hodie
29- 4 Ne fiat nobis adversarius
- 8 Quid enim feci, et quid invenisti in me
30- 1 Amalecitæ impetum fecerant ex parte Australi
-23 Non sic facietis, fratres mei, de his
-25 Et factum est hoc ex die illa, et deinceps
31- 8 Facta a. die altera, venerunt Philisthiim
-11 Quæcumque fecerant Philisthiim Saül
2 Reg. 1- 4 Quod est verbum quod factum est?
2- 5 Qui fecistis misericordiam hanc cum domino vestro Saül
- 6 Eo quod fecistis verbum istud
3- 1 Facta est ergo longa concertatio
- 8 Qui fecerim misericordiam super domum Saül patris tui
- 9 Hæc faciat Deus Abner, et hæc addat ei
Juravit Dominus David, sic faciam cum eo
-12 Fac mecum amicitias, et erit manus mea tec.
-13 Ego faciam tecum amicitias
-18 Nunc ergo facite: quoniam Do. locutus est
-20 Et fecit David Abner, et viris ejus
-24 Et ait: Quid fecisti? Ecce venit Abner
-35 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
-36 Et placuerunt eis cuncta quæ fecit rex
-39 Retribuat Dominus facienti malum juxta malitiam suam
5-25 Fecit itaque David sicut præceperat ei Do.
6-22 Ludam, et vilior fiam plus quam factus sum
7- 1 Factum est autem cum sedisset rex in domo
- 3 Omne quod est in corde tuo, vade, fac
- 4 Factum est autem in illa nocte
- 9 Fecique tibi nomen grande
-11 Quod domum faciat tibi Dominus
-21 Secundum cor tuum fecisti omnia magnalia hæc, ita ut notum faceres servo tuo

2 Reg. 7-23 Et poneret sibi nomen, faceretque eis magnalia
-24 Et tu, Domine Deus, factus es eis in Deum
-25 Et fac sicut locutus es
8- 1 Factum est autem post hæc, percussit David
- 2 Factusq. est Moab David serviens sub tributo
- 6 Factaq. est Syria David serviens sub tributo
-13 Fecit quoque sibi David nomen
-14 Facta est universa Idumæa serviens David
-15 Faciebat quoque David judicium
9- 1 Ut faciam cum eo misericordiam
- 3 Ut faciam cum eo misericordiam Dei
- 7 Quia faciens faciam in te misericordiam
-11 Sicut jussisti, Domine... sic faciet servus
10- 1 Factum est autem post hæc, ut moreretur
- 2 Dixitque David: Faciam misericordiam
Sicut fecit pater ejus mecum misericordiam
- 6 Quod injuriam fecissent David, miserunt
-12 Dominus autem faciet quod bonum est
-19 Fecerunt pacem cum Israël: et servierunt
11- 1 Factum est autem, vertente anno
-11 Per salutem animæ tuæ, non faciam rem hanc
-14 Factum est ergo mane, et scripsit David
-23 Nos autem facto impetu persecuti eos sumus
-27 Et facta est ei uxor, peperitque ei filium
Displicuit verbum hoc, quod fecerat David
12- 5 Quoniam filius mortis est vir qui fecit hoc
- 6 Eo quod fecerit verbum istud
- 9 Ut faceres malum in conspectu meo
-12 Tu e. fecisti abscondite: Ego autem faciam verbum istud in conspectu omnis Israël
-14 Quoniam blasphemare fecisti inimicos Domini
-21 Quis est sermo, quem fecisti?
-31 Sic fecit universis civitatibus filior. Ammon
13- 1 Factum est autem post hæc, ut Absalom
- 5 Faciat pulmentum, ut comedam de manu ej.
- 6 Ut faciat in oculis meis duas sorbitiunculas
- 7 Et fac ei pulmentum
-10 Tulit ergo Thamar sorbitiunculas quas fecerat
-12 Noli facere stultitiam hanc
-16 Quam quod ante fecisti, expellens me
-23 Factum est autem post tempus biennii
-27 Feceratque Absalom convivium quasi convivium regis
-29 Fecerunt ergo pueri Absalom adversum Amnon
-35 Juxta verbum servi tui sic factum est
14-15 Si quo modo faciat rex verbum ancillæ suæ
-17 Ut fiat verbum Domini mei regis
-21 Ait rex ad Joab: Ecce placatus feci verbum
-22 Fecisti enim sermonem servi tui
15- 1 Igitur post hæc fecit sibi Absalom currus
- 6 Faciebatque hoc omni Israël venienti
-12 Cumque immolaret victimas, facta est conjuratio valida
-20 Et Dominus faciet tecum misericordiam
-26 Præsto sum, faciat quod bonum est coram se
16-10 Quis est qui audeat dicere, quare sic fecerit?
17- 6 Facere debemus, an non? quod das consilium?
- 9 Facta est plaga in populo qui sequebatur Absalom
-23 Videns quod non fuisset factum consilium
18- 4 Quod vobis videtur rectum, hoc faciam
- 6 Et factum est prælium in saltu Ephraïm
- 7 Factaque est plaga magna in die illa
-13 Sed et si fecissem contra animam meam audacter
-19 Nuntiabo regi, quia judicium fecerit ei Dom.
-32 Fiant, inquit, sicut puer, inimici domini mei
19- 5 Qui salvam fecerunt animam tuam
-13 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
-18 Ut traducerent domum regis, et facerent juxta jussionem ejus
-22 An ignoro hodie me factum regem super Israël?
-27 Sicut Angelus Dei es, fac quod placitum est
-37 Et fac ei quidquid tibi bonum videtur
-38 Et ego faciam ei quidquid tibi placuerit
-43 Cur fecisti mihi injuriam, et non mihi nuntiatum est priori
21- 1 Facta est quoque fames in diebus David
- 3 Quid faciam vobis? et quod erit vestri piaculum
- 4 Quid ergo vultis ut faciam vobis?
-11 Nuntiata sunt David quæ fecerat Respha
-14 Feceruntque omnia quæ præceperat rex
-15 Factum est autem rursum prælium Philisth.
22-19 Factus est Dominus firmamentum meum
-28 Et populum pauperem salvum facies
-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
23-10 Fecitque Dominus salutem magnam in die

2 *Reg.* 23-12 Fecit Dominus salutem magnam
-17 Propitius sit mihi Dominus, ne faciam hoc
Hæc fecerunt tres robustissimi
-22 Hæc fecit Banaias filius Joiadæ
-23 Fecitque eum sibi David auricularium, a secreto
24-11 Sermo Domini factus est ad Gad prophetam
-12 Elige unum quod volueris ex his, ut faciam tibi
-17 Isti qui oves sunt, quid fecerunt?
3 *Reg.* 1- 5 Fecitque sibi currus et equites
- 6 Dicens : Quare hoc fecisti?
-30 Ipse sedebit... pro me : sic faciam hodie
-37 Sublimius faciat solium ejus a solio Domini
2- 3 Ut intelligas universa quæ facis
- 5 Tu quoque nosti quæ fecerit mihi Joab
Quæ fecerit duobus principibus exercitus Is.
- 6 Facies ergo juxta sapientiam tuam
- 9 Vir autem sapiens es, ut scias quæ facies ei
-15 Sed translatum est regnum, et factum est fratris mei
-23 Hæc faciat mihi Deus, et hæc addat
-24 Et qui fecit mihi domum, sicut locutus est
-31 Fac sicut locutus est : et interfice eum
-38 Sicut locutus est... sic faciet servus tuus
-39 Factum est aut. post annos tres, ut fugerent
-44 Malum quod fecisti David patri meo
3- 6 Tu fecisti cum servo tuo David patre meo
- 7 Tu regnare fecisti servum tuum pro David
-12 Ecce feci tibi secundum sermones tuos
-14 Longos faciam dies tuos
-15 Obtulit holocausta,et fecit victimas pacificas
-28 Esse in eo ad faciendum judicium
5- 8 Ego faciam omnem voluntatem tuam
-16 Præcipientium... et his qui faciebant opus
6- 1 Factum est ergo quadringentesimo et octog.
- 4 Fecitque in templo fenestras obliquas
- 5 Et fecit latera in circuitu
-11 Et factus est sermo Domini ad Salomonem
-12 Si... et judicia mea feceris, et custodieris
-16 Et fecit interiorem domum oraculi
-19 Oraculum autem in medio domus, in interiori parte fecerat
-23 Fecit in oraculo duos cherubim de lignis
-29 Et fecit in eis cherubim, et palmas
-31 Et in ingressu oraculi fecit ostiola de lignis
-33 Fecitque in introitu templi postes de lignis
7- 6 Et porticum columnarum fecit
- 7 Porticum quoq. solii in qua tribunal est fecit
- 8 Domum quoque fecit filiæ Pharaonis
-14 Et doctrina ad faciendum omne opus ex ære
Fecit omne opus ejus
-16 Duo quoque capitella fecit
-18 Eodem modo fecit et capitello secundo
-23 Fecit quoque mare fusile decem cubitorum
-27 Et fecit decem bases æneas, quatuor cubit.
-33 Tales autem rotæ erant, quales solent in curru fieri
-37 In hunc modum fecit decem bases
-38 Fecit quoque decem luteres æneos
-40 Fecit ergo Hiram lebetes, et scutras
-45 Omnia vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni
-48 Fecitq. Salomon omnia vasa in domo Dom.
-51 Quod faciebat Salomon in domo Domini
8-10 Factum est autem, cum exissent sacerdotes
-18 Bene fecisti, hoc ipsum mente tractans
-32 Tu exaudies in cœlo : et facies, et judicabis
-39 Facies ut des unicuique secundum omnes vias suas
-43 Et facies omnia pro quibus invocaverit te
-45 Et preces eorum, et facies judicium eorum
-49 Et preces eorum, et facies judicium eorum
-54 Factum est a.cum complesset Salomon orans
-59 Ut faciat judicium servo suo, et populo suo
-64 Fecit quippe holocaustum ibi, et sacrificium
-65 Fecit ergo Salomon in tempore illo festivit.
-66 Quæ fecerat Dominus David servo suo
9- 1 Factum est autem cum perfecisset Salomon
Et omne quod optaverat et voluerat facere
- 4 Et feceris omnia quæ præcepi tibi
- 8 Quare fecit Dominus sic terræ huic
-21 Fecit Salom. tributarios, usq. in diem hanc
-26 Classem quoq. fecit rex Salom. in Asiongaber
10- 9 Ut faceres judicium et justitiam
-12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus
-16 Fecit quoque rex Salomon ducenta scuta
-18 Fecit etiam rex Salomon thronum de ebore
-20 Non est factum tale opus in universis regnis
-26 Et facti sunt ei mille quadringenti currus
-27 Fecitque ut tanta esset abundantia argenti
11- 6 Fecitque Salomon quod non placuerat coram Domino
- 8 In hunc modum fecit universis uxoribus suis
-12 Verumtamen in diebus tuis non faciam
-24 Et factus est princeps latronum

3 *Reg.* 11-29 Factum est ig. in tempore illo, ut Jeroboam
-33 Ut faceret justitiam coram me
-38 Si... et feceris quod rectum est coram me
Sicut fecit David servus meus
-41 Omnia quæ fecit, et sapientia ejus
12- 9 Levius fac jugum quod imposuit pater tuus
-20 Factum est autem cum audisset omnis Israël
-22 Factus est autem sermo Domini ad Semeiam
-24 A me enim factum est verbum hoc
-27 Si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia
-28 Excogitato consilio fecit duos vitulos aureos
-30 Et factum est verbum hoc in peccatum
-31 Et fecit fana in excelsis, et sacerdotes
-32 Similiter fecit in Bethel, ut immolaret vitulis
Sacerdotes excelsorum quæ fecerat
-33 Et fecit solemnitatem filiis Israël
13- 6 Manus regis... facta est sicut prius fuerat
-11 Opera quæ fecerat vir Dei illa die in Bethel
-20 Factus est sermo Domini ad Prophetam
-33 Fecit de novissimis populi sacerdotes excels.
Et fiebat sacerdos excelsorum
14- 4 Fecit, ut dixerat, uxor Jeroboam
- 8 Faciens quod placitum esset in conspectu meo
- 9 Et fecisti tibi deos alienos et conflatiles
-15 Quia fecerunt sibi lucos, ut irritarent Dom.
-16 Qui peccavit, et peccare fecit Israël
-22 Et fecit Judas malum coram Domino
Quæ fecerant patres eorum in peccatis suis
-24 Feceruntque om. abominationes gentium
-26 Scuta quoque aurea, quæ fecerat Salomon
-27 Pro quibus fecit rex Roboam scuta ærea
-29 Et omnia quæ fecit, ecce scripta sunt
15- 3 Peccatis patris sui, quæ fecerat ante eum
- 5 Eo quod fecisset David rectum in oculis Do.
- 7 Omnia quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-11 Et fecit Asa rectum ante conspectum Dom.
-12 Sordes idolorum, quæ fecerant patres ejus
-19 Et peto ut venias, et irritum facias fœdus
-23 Cuncta quæ fecit, et civitates quas extruxit
-26 Fecit quod malum est in conspectu Domini
Et in peccatis ejus, quibus peccare fecit Isr.
-30 Et quibus peccare fecerat Israël
-34 Et fecit malum coram Do., ambulavitque in via Jeroboam, et in peccatis ejus, quibus peccare fecit Israël
16- 1 Factus est autem sermo Domini ad Jehu
- 2 Et peccare fecisti populum meum Israel
- 3 Et faciam domum tuam sicut domum Jeroboam
- 5 Et quæcumque fecit, et prælia ejus
- 7 Cum... verbum Domini factum esset contra Baasa
Et contra omne malum, quod fecerat
Ut fieret sicut domus Jeroboam
-13 Et peccare fecerunt Israël, provocantes Do.
-14 Et omnia quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-16 Fecit sibi regem omnis Israël Amri
-19 Peccaverat faciens malum coram Domino
Et in peccato ejus, quo fecit peccare Israël
-25 Fecit a. Amri malum in conspectu Domini
-26 In peccatis ejus quibus peccare fecerat Isr.
-30 Et fecit Achab filius Amri malum
17- 2 Et factum est verbum Dom. ad eum, dicens
- 5 Abiit ergo, et fecit juxta verbum Domini
- 8 Factus est ergo sermo Domini ad eum
-12 Ut ingrediar et faciam illum mihi et filio meo
-13 Noli timere, sed vade, et fac sicut dixisti : verumtamen mihi primum fac...
Tibi autem et filio tuo facies postea
-15 Quæ abiit, et fecit juxta verbum Eliæ
-17 Factum est autem post hæc, ægrotavit filius
18- 1 Factum est verbum Domini ad Eliam
-13 Quid fecerim cum interficeret Jezabel prophetas Domini
-23 Et ego faciam bovem alterum
-25 Et facite primi, quia vos plures estis
-26 Qui cum tulissent bovem... fecerunt
Transiliebantque altare quod fecerant
-31 Ad quem factus est sermo Domini, dicens
-32 Fecitque aquæductum, quasi per duas aratiunculas
-34 Rursumque dixit : Etiam secundo hoc facite. Qui cum fecissent secundo, ait : Etiam tertio idipsum facite. Feceruntque tertio
-36 Juxta præceptum tuum feci om. verba hæc
-45 Et facta est pluvia grandis
-46 Et manus Domini facta est super Eliam
19- 1 Nuntiavit autem Achab Jezabel omnia quæ fecerat Elias
- 2 Hæc mihi faciant dii, et hæc addant
-20 Quod enim meum erat, feci tibi
20- 9 Omnia propter quæ misisti ad me... faciam
Hanc autem rem facere non possum

3 *Reg.* 20-10 Hæc faciant mihi dii, et hæc addant
-12 Factum est autem, cum audisset Benadad
-22 Et confortare, et scito, et vide quid facias
-24 Tu ergo verbum hoc fac : Amove reges
-25 Credidit consilio eorum, et fecit ita
-34 Plateas fac tibi in Damasco, sicut fecit pater
21- 2 Da mihi vineam tuam ut faciam mihi hortum
- 9 Et sedere facite Naboth inter primos populi
-11 Fecerunt ergo cives ejus majores natu
-12 Et sedere fecerunt Naboth inter primos pop.
-13 Fecerunt eos sedere contra eum
-15 Factum est autem, cum audisset Jezabel
-17 Factus est igitur sermo Domini ad Eliam
-20 Ut faceres malum in conspectu Domini
-22 Et peccare fecisti Israël
-25 Achab, qui venumdatus est ut faceret malum in conspectu Domini
-26 Et abominabilis factus est, in tantum ut sequeretur idola, quæ fecerant Amorrhæi
-28 Et factus est sermo Domini ad Eliam
22-11 Fecit quoque sibi Sedecias... cornua ferrea
-22 Prævalebis : egredere, et fac ita
-32 Et impetu facto pugnabant contra eum
-39 Reliqua autem... et universa quæ fecit
-43 Fecitq. quod rectum erat in conspectu Do.
-49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari
-53 Et fecit malum in conspectu Domini
Filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-54 Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
4 *Reg.* 2- 1 Factum est autem, cum levare vellet Dominus Eliam
- 9 Postula quod vis ut faciam tibi
Obsecro ut fiat in me duplex spiritus tuus
3- 2 Et fecit malum coram Domino
Tulit e. statuas Baal, quas fecerat pater ejus
- 3 Qui peccare fecit Israël,adhæsit, nec recessit
-15 Facta est super eum manus Domini, et ait
-16 Facite alveum torrentis hujus fossas et fossas
-20 Factum est igitur mane, quando sacrificium offerri solet
-27 Et facta est indignatio magna in Israël
4- 2 Dixit Eliseus : Quid vis ut faciam tibi?
- 8 Facta est autem quædam dies, et transibat
-10 Faciamus ergo ei cœnaculum parvum
-11 Facta est ergo dies quædam, et veniens divertit
-13 Ministrasti nobis, quid vis ut faciam tibi?
-14 Et ait : Quid ergo vult ut faciam ei?
-24 Ne mihi moram facias in eundo
5-13 Si rem grandem dixisset... certe facere debueras
-16 Cumque vim faceret, penitus non acquievit
-17 Non e. faciet ultra servus tuus holocaustum
6-15 Heu, heu, heu, domine mi, quid faciemus?
-24 Factum est a. post hæc, congregavit Benadad
-25 Factaque est fames magna in Samaria
-31 Hæc mihi faciat Deus, et hæc addat
7- 2 Si Dominus fecerit etiam cataractas in cœlo
- 6 Do. sonitum audiri fecerat in castris Syriæ
- 9 Non recte facimus : hæc enim dies boni nuntii est
-12 Dico vobis quid fecerint nobis Syri
-16 Factusque est modius similæ statere uno
-18 Factumque est secundum sermonem viri Dei
-19 Etiam si Dominus fecerit cataractas in cœlo
Numquid poterit fieri quod loqueris?
8- 1 Locutus est ad mulierem, cujus vivere fecerat filium
- 2 Fecit juxta verbum hominis Dei
- 4 Narra mihi o. magnalia quæ fecit Eliseus
-12 Scio quæ facturus sis filiis Israël mala
-13 Quid e. sum...ut faciam rem istam magnam?
-18 Fecit quod malum est in conspectu Domini
-23 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-27 Et fecit quod malum est coram Domino
10- 5 Servi tui sumus, quæcumque jusseris faciemus
Quæcumque tibi placent, fac
-10 Et Dominus fecit quod locutus est
-19 Porro Jehu faciebat hoc insidiose
-24 Ingressi sunt igitur ut facerent victimas
-25 Factum est autem, cum completum esset holocaustum
-27 Et fecerunt pro ea latrinas usque in diem
-29 Qui peccare fecit Israël, non recessit
-30 Omnia quæ erant in corde meo, fecisti contra domum Achab
-31 Jeroboam, qui peccare fecerat Israël
-34 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
11- 5 Iste est sermo quem facere debetis
- 9 Et fecerunt centuriones, juxta omnia
-12 Feceruntque eum regem, et unxerunt
12- 2 Fecitque Joas rectum coram Domino
-12 Et sartatecta faciebant
-13 Non fiebant ex eadem pecunia hydriæ

4 *Reg.* 12-14 Iis enim qui faciebant opus, dabatur
-15 Et non fiebat ratio iis hominibus
-19 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
13- 2 Et fecit malum coram Domino
Qui peccare fecit Israël, et non declinavit
- 6 Jeroboam, qui peccare fecit Israël
- 8 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
-11 Et fecit quod malum est in conspectu Dom.
Filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-12 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
14- 3 Et fecit rectum coram Domino
Juxta omnia quæ fecit Joas pater suus, fecit
-15 Reliqua a. verborum Joas quæ fecit
-19 Factaque est contra eum conjuratio in Jer.
-24 Et fecit quod malum est coram Domino
Filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-28 Jeroboam, et universa quæ fecit
15- 3 Fecitque quod erat placitum coram Domino
Juxta omnia quæ fecit Amasias pater ejus
- 6 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
- 9 Et fecit quod malum est coram Domino, sicut fecerant patres ejus.
Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-12 Sedebunt super thronum Israël. Factumque est ita
-18 Fecitque quod erat malum coram Domino
Qui peccare fecit Israël cunctis diebus ejus
-21 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-24 Et fecit quod erat malum coram Domino
Filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-26 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-28 Et fecit quod erat malum coram Domino
Filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-31 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-34 Fecitque quod erat placitum coram Domino
Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater suus
-36 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
16- 2 Non fecit quod erat placitum in conspectu Domini Dei sui
- 7 Ascende, et salvum me fac de manu regis
-11 Ita fecit sacerdos Urias, donec veniret rex
-16 Fecit igitur Urias sacerdos juxta omnia
-19 Reliqua a. verborum Achaz, quæ fecit
17- 2 Fecitque malum coram Domino
- 3 Et factus est ei Osee servus
- 7 Factum est enim, cum peccassent filii Israël
- 8 Et regum Israël, quia similiter fecerant
-10 Feceruntque sibi statuas, et lucos
-11 Feceruntque verba pessima irritantes Dom.
-12 Præcepit eis Dominus ne facerent verbum hoc
-15 Præceperat Dominus eis, ut non facerent sicut et illæ faciebant
-16 Feceruntque sibi conflatiles duos vitulos
-17 Ut facerent malum coram Domino
-21 Et peccare eos fecit peccatum magnum
-22 In universis peccatis Jeroboam quæ fecerat
-26 Habitare fecisti in civitatibus Samariæ
-29 In fanis excelsis, quæ fecerant Samaritæ
-30 Viri e. Babylonii fecerunt Sochothbenoth
Viri autem Chutæi fecerunt Nergel
Et viri de Emath fecerunt Asima
-31 Porro Hevæi fecerunt Nebahaz
-32 Fecerunt autem sibi de novissimis sacerdotes
-37 Custodite ut faciatis cunctis diebus
-41 Sicut fecerunt patres sui, ita faciunt usque in præsentem diem
18- 3 Fecitque quod erat bonum coram Domino, juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
- 4 Serpentem æneum, quem fecerat Moyses
- 6 Fecitque mandata ejus, quæ præceperat
-12 Non audierunt, neque fecerunt
-31 Facite mecum quod vobis est utile
19- 4 Et fac orationem pro reliquiis
-11 Audisti quæ fecerunt reges Assyriorum
-15 Tu fecisti cœlum et terram
-19 Deus noster, salvos nos fac de manu ejus
-25 Numq. non audisti quid ab initio fecerim?
-26 Confusi sunt, facti sunt velut fœnum agri
-30 Et faciet fructum sursum
-31 Zelus Domini exercituum faciet hoc
-35 Factum est igitur in nocte illa, venit Angelus
20- 3 Et quod placitum est coram te fecerim
- 4 Factus est sermo Domini ad eum, dicens
- 9 Quod facturus sit Dominus sermonem
-10 Nec hoc volo ut fiat, sed ut revertatur
-20 Quomodo fecerit piscinam, et aquæductum
21- 2 Fecitque malum in conspectu Domini
- 3 Erexit aras Baal, et fecit lucos sicut fecerat Achab rex Israël
- 6 Fecit pythones, et aruspices multiplicavit, ut faceret malum coram Domino
- 7 Posuit quoque idolum luci, quem fecerat
- 8 Et ultra non faciam commoveri

4 *Reg.* 21- 9 Ut facerent malum, super gentes quas contrivit Dominus
-11 Quia fecit Manasses rex Juda abominationes
Super omnia quæ fecerunt Amorrhæi
Peccare fecit etiam Judam in immunditiis
-15 Eo quod fecerint malum coram me
-16 Quibus peccare fecit Judam, ut faceret malum coram Domino.
-17 Universa quæ fecit, et peccatum ejus
-20 Fecitque malum in conspectu Domini, sicut fecerat Manasses pater ejus
-25 Reliqua autem sermonum Amon quæ fecit
22- 2 Fecitque quod placitum erat coram Dom.
-13 Ut facerent omne quod scriptum est nobis
-19 Quod videlicet fierent in stuporem
23- 4 Omnia vasa quæ facta fuerant Baal
- 6 Et efferri fecit lucum de domo Domini
-12 Altaria... quæ fecerant reges Juda
Et altaria quæ fecerat Manasses
-15 Et excelsum, quod fecerat Jeroboam filius Nabat, qui peccare fecit Israël
-17 Verba hæc, quæ fecisti super altare Bethel
-19 Quæ fecerant reges Israel ad irritandum Dominum
Et fecit eis, secundum omnia opera quæ fecerat in Bethel
-21 Dicens : Facite Phase Domino Deo vestro
-22 Nec enim factum est Phase tale a diebus Judicum
-23 Factum est Phase istud Domino in Jerusalem
-28 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
-32 Et fecit malum coram Domino, juxta omnia quæ fecerant patres ejus
-37 Et fecit malum coram Domino
Juxta omnia quæ fecerant patres ejus
24- 1 Et factus est ei Joakim servus tribus annis
- 3 Factum est autem hoc per verbum Domini
Propter peccata... universa quæ fecit
- 5 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
- 9 Et fecit malum coram Domino
Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
-13 Concidit... vasa quæ fecerat Salomon rex
-19 Et fecit malum coram Domino
Juxta omnia quæ fecerat Joakim
25- 1 Factum est autem anno nono regni ejus
-16 Bases quas fecerat Salomon in templo Dom.
-25 Factum est autem in mense septimo, venit Ismahel
-27 Factum est vero in anno trigesimo septimo
1 *Par.* 4-10 Si... et feceris me a malitia non opprimi
-22 Et qui stare fecit solem, virique Mendacii
9-13 Ad faciendum opus ministerii in domo Dei
10- 4 Noluit autem armiger ejus hoc facere
-11 Omnia scilicet quæ Philisthiim fecerant
11- 6 Joab filius Sarviæ, et factus est princeps
-10 Ut rex fieret super omnem Israël
-19 Absit ut in conspectu Dei mei hoc faciam
Hæc fecerunt tres robustissimi
-24 Hæc fecit Banaias filius Joiadæ
12-21 Et facti sunt principes in exercitu
-22 Usque dum fieret grandis numerus
-32 Ad præcipiendum quid facere deberet Isr.
-38 Uno corde erant, ut rex fieret David
13- 4 Et respondit universa multitudo ut ita fieret
14-16 Fecit ergo David sicut præceperat ei Deus
15- 1 Fecit quoque sibi domos in Civitate David
-13 Sic et nunc fiat, illicitum quid nobis agentibus
16- 7 In illo die fecit David principem
- 8 Notas facite in populis adinventiones, ejus
-12 Recordamini mirabilium ejus, quæ fecit
-26 Dominus autem cœlos fecit
-42 Filios autem Idithun fecit esse portarios
17- 2 Omnia quæ in corde tuo sunt, fac
- 3 Nocte illa factus est sermo Dei ad Nathan
- 8 Fecique tibi nomen quasi unius magnorum
-17 Et fecisti me spectabilem super omnes homines
-19 Juxta cor tuum fecisti om. magnificentiam
-21 Ut liberaret, et faceret populum sibi
-22 Et tu, Domine, factus es Deus ejus
-23 Et fac sicut locutus es
18- 1 Factum est autem post hæc, ut percuteret
- 2 Et fierent Moabitæ servi David
- 8 De quo fecit Salomon mare æneum
-14 Faciebat judicium atque justitiam cuncto populo suo
19- 2 Faciam misericord. cum Hanon filio Naas
- 6 Quod injuriam fecissent David
-10 Intelligens... et post tergum contra se fieri
-13 Quod in conspectu suo bonum est, faciet
20- 1 Factum est autem post anni circulum
- 2 Fecitque sibi inde diadema
- 3 Et fecit super eos tribulas, et trahas

1 *Par.* 20- 3 Sic fecit David cunctis urbibus filiorum Ammon
21- 8 Peccavi nimis ut hoc facerem
-10 Unum quod volueris, elige, et faciam tibi
-17 Ego, qui peccavi : ego, qui malum feci
-23 Faciat dom. meus rex quodcumq. ei placet
-24 Nequaquam ita fiet, sed argentum dabo
-29 Quod fecerat Moyses in deserto
22- 8 Sed factus est sermo Domini ad me, dicens
- 9 Faciam enim eum requiescere ab omnibus
-15 Artium ad faciendum opus prudentissimos
-16 Surge igitur, et fac, et erit Dominus tecum
23- 5 In organis, quæ fecerat ad canendum
-24 Qui faciebant opera ministerii domus Domini
28- 7 Si perseveraverit facere præcepta mea
-18 Ut ex ipso fieret similitudo quadrigæ cherubim
-20 Viriliter age, et confortare : et fac
29- 5 Opera fiant per manus artificum
-19 Et faciat universa : et ædificet ædem
2 *Par.* 1- 3 Quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine
- 8 Fecisti cum David patre meo misericordiam
- 9 Tu enim me fecisti regem super populum
-14 Et facti sunt ei mille quadringenti currus
Et fecit eos esse in urbibus quadrigarum
2- 4 Sic fac mecum, ut ædificem domum
-11 Idcirco te regnare fecit super eum
-12 Deus Israël, qui fecit cœlum et terram
-18 Fecitque ex eis septuaginta millia
3- 8 Fecit quoque domum Sancti sanctorum
- 9 Sed et clavos fecit aureos
-10 Fecit etiam in domo Sancti sanct. cherubim
-14 Fecit quoque velum ex hyacintho, purpura
4- 1 Fecit quoque altare æneum viginti cubit.
- 6 Fecit quoque conchas decem
- 7 Fecit autem et candelabra aurea decem, secundum speciem qua jussa erant fieri
- 9 Fecit etiam atrium sacerdotum, et basilicam
-11 Fecit autem Hiram lebetes, et creagras
-14 Bases etiam fecit, et conchas
-16 Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater ej.
-19 Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei
-21 Omnia de auro mundissimo facta sunt
-22 Opus, quod fecit Salomon in domo Domini
- 8 Bene quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem
6-13 Siquidem fecerat Salomon basim æneam
-19 Ad hoc tantum facta est, ut respicias oratio nem servi tui
-23 Tu audies de cœlo, et facies judicium servorum tuorum
-33 Et facies cuncta, pro quibus invocaverit te
-37 Peccavimus, inique fecimus, injuste egimus
-39 Et facias judicium, et dimittas populo tuo
-40 Ad orationem quæ fit in loco isto
7- 6 In organis carminum... quæ fecit David rex
- 7 Quia altare æneum quod fecerat, non poterat sustinere
- 8 Fecit ergo Salomon solemnitatem in tempore illo septem diebus
- 9 Fecitque die octavo collectam
-10 Gaudentes super bono quod fecerat Dominus Davidi
-11 Ut faceret in domo Domini, et in domo sua
-17 Et feceris juxta omnia, quæ præcepi tibi
-21 Quare fecit Dominus sic terræ huic, et domui huic?
8- 2 Et habitare ibi fecit filios Israël
9- 2 Nec quidquam fuit, quod non perspicuum ei fecerit
- 8 Ut facias judicia atque justitiam
-11 De quibus fecit rex, de lignis scilicet thyinis
-15 Fecit igitur rex Salomon ducentas hastas
-17 Fecit quoque rex solium eburneum grande
11- 2 Factusque est sermo Domini ad Semeiam
-12 Fecit armamentarium scutorum et hastar.
-15 Dæmoniorum, vitulorumque quos fecerat
-22 Ipsum enim regem facere cogitabat
12- 7 Factus est sermo Domini ad Semeiam, dicens
- 9 Et clypeos aureos, quos fecerat Salomon
-10 Pro quibus fecit rex æneos, et tradidit illos
-14 Fecit autem malum, et non præparavit cor
13- 8 Quos fecit vobis Jeroboam in deos
- 9 Fecistis vobis sacerdotes sicut omnes populi
Fit sacerdos eorum qui non sunt dii
14- 2 Fecit a. Asa quod bonum et placitum erat
- 4 Et faceret legem, et universa mandata
15- 1 Azarias a. filius Obed, facto in se Spiritu Dei
-16 Eo quod fecisset in luco simulacrum Priapi
16- 3 Ut rupto fœdere... facias eum a me recedere
17- 5 Factæque sunt ei infinitæ divitiæ
-10 Itaque factus est pavor Domini super omnia regna terrarum
18-10 Sedecias... fecit sibi cornua ferrea

2 *Par.* 18-21 Decipies, et prævalebis : egredere, et fac ita
19- 6 Præcipiens... Videte, ait, quid faciatis
- 7 Et cum diligentia cuncta facite
20-14 Super quem factus est Spiritus Domini
-32 Faciens quæ placita erant coram Domino
-36 Particeps fuit ut facerent naves quæ irent in Tharsis
Feceruntque classem in Asiongaber
21- 6 Et fecit malum in conspectu Domini
-11 Et fornicari fecit habitatores Jerusalem
-13 Et fornicari fecisti Judam, et habitatores Jerusalem
-19 Et non fecit ei populus secundum morem
Sicut fecerat majoribus ejus
22- 4 Fecit igitur malum in conspectu Domini
23- 4 Iste est ergo sermo quem facietis
- 8 Fecerunt ergo Levitæ, et universus Juda
-20 Et fecerunt descendere regem de domo Do.
24- 2 Fecitque quod bonum est coram Domino
- 5 Festinatoque hoc facite
- 8 Præcepit ergo rex, et fecerunt arcam
-11 Sicque faciebant per singulos dies
-13 Et firmiter eam stare fecerunt
-14 De qua facta sunt vasa templi in ministerium
-16 Eo quod fecisset bonum cum Israël
-18 Et facta est ira contra Judam et Jerusalem
-22 Non est recordatus Joas rex misericordiæ quam fecerat Joïada
25- 2 Fecitque bonum in conspectu Domini
- 8 Superari te faciet Deus ab hostibus
- 9 Quid ergo fiet de centum talentis, quæ dedi
-16 Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occidere te, quia fecisti hoc malum
26- 4 Fecitque quod erat rectum in oculis Domini
Juxta omnia quæ fecerat Amasias pater ejus
-15 Fecit in Jerusalem diversi generis machinas
27- 2 Fecitque quod rectum erat coram Domino
Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater suus
28- 1 Non fecit rectum in conspectu Domini
-24 Fecit sibi altaria in universis angulis
29- 2 Fecitque quod erat placitum in conspectu Domini
Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
- 6 Et fecerunt malum in conspectu Domini
-24 Præceperat rex ut holocaustum fieret
-36 De repente quippe hoc fieri placuerat
30- 1 Et facerent Phase Domino Deo Israël
- 2 Ut facerent Phase mense secundo
- 3 Non e. potuerant facere in tempore suo
- 5 Et facerent Phase Domino Deo Israël
Multi e. non fecerant sicut lege præscriptum
- 7 Nolite fieri sicut patres vestri et fratres
-12 In Juda vero facta est manus Domini
Ut facerent juxta præceptum regis et principum verbum Domini
-13 Ut facerent solemnitatem azymorum
-21 Feceruntque filii Israël... solemnitatem
-23 Quod et fecerunt cum ingenti gaudio
-26 Factaq. est grandis celebritas in Jerusalem
31- 6 Universa portantes, fecerunt acervos plurimos
-11 Quod cum fecissent, (-12) intulerunt tam primitias
-20 Fecit ergo Ezechias universa quæ diximus
-21 Fecitque et prosperatus est
32- 5 Et fecit universi generis armaturam
-13 An ignoratis quæ ego fecerim, et patres mei
-25 Facta est contra eum ira, et contra Judam
-30 In o. operibus suis fecit prospere quæ voluit
-31 Nota fierent omnia quæ erant in corde ejus
33- 2 Fecit autem malum coram Domino
- 3 Et fecit lucos, et adoravit omnem militiam
- 6 Transireque fecit filios suos per ignem
- 8 Et moveri non faciam pedem Israel de terra
Si custodierint facere quæ præcepi eis
- 9 Ut facerent malum super omnes gentes
-15 Aras quoque quas fecerat in monte domus Domini
-19 Fecit lucos et statuas, antequam ageret
-22 Fecitque malum in conspectu Domini, sicut fecerat Manasses pater ejus
34- 2 Fecitque quod erat rectum in conspectu Do.
-12 Qui fideliter cuncta faciebant
-21 Ut facerent omnia quæ scripta sunt
-31 Faceretque quæ scripta sunt in volumine illo
-32 Fecerunt habitatores Jerus. juxta pactum
-33 Fecit omnes... servire Domino Deo suo
35- 1 Fecit autem Josias in Jerusalem Phase Do.
- 6 Quæ locutus est Dom. in manu Moysi facere
- 8 Dederunt sacerdotibus ad faciendum Phase
-12 De bobus quoque fecerunt similiter
-16 Ut facerent Phase, et offerrent holocausta
-17 Feceruntque filii Israel, qui reperti fuerant
-18 Nec quisquam... fecit Phase sicut Josias
-21 Desine adversum Deum facere

2 *Par.* 36- 5 Fecitque malum coram Domino Deo suo
- 9 Fecitque malum in conspectu Domini
-12 Fecitque malum in oculis Domini Dei sui
1 *Esdr.* 3- 4 Feceruntque solemnitatem tabernaculorum
- 9 Super eos qui faciebant opus in templo Dei
4- 4 Factum est igitur, ut populus terræ impediret manus populi Judæ
-10 Habitare eas fecit in civitatibus Samariæ
-24 Non fiebat usque ad annum secundum regni Darii
5- 5 Oculus a. Dei eorum factus est super senes
6- 7 Et dimittite fieri templum Dei illud a duce
- 8 Quid oporteat fieri a presbyteris Judæorum
-12 Qui habitare fecit nomen suum ibi
-16 Fecerunt a. filii Israël... dedicationem
-19 Fecerunt autem filii Israël... Pascha
-22 Et fecerunt solemnitatem azymorum
7-10 Et faceret et doceret in Israël præceptum
-18 De reliquo argento et auro ut faciatis, juxta voluntatem Dei vestri facite
-24 Vobis quoque notum facimus de universis
-26 Omnis qui non fecerit legem Dei tui
9- 8 Facta est deprecatio nostra apud Dominum
-14 Et irrita faceremus mandata tua
10- 3 Secundum legem fiat
- 4 Nosque erimus tecum : confortare, et fac
- 5 Ut facerent secundum verbum hoc, et juraverunt
-11 Et facite placitum ejus, et separamini
-12 Juxta verbum tuum ad nos, sic fiat
-16 Feceruntque sic filii transmigrationis
2 *Esdr.* 1- 1 Factum est in mense Casleu, anno vigesimo
- 6 Fiant aures tuæ auscultantes, et oculi tui aperti
- 9 Et custodiatis præcepta mea, et faciatis ea
2- 1 Factum est a. in mense Nisan, anno vigesimo
-12 Quid Deus dedisset in corde meo ut facerem in Jerusalem
-16 Quo abiissem, aut quid ego facerem
Magistratibus, et reliquis qui faciebant opus
-19 Quæ est hæc res, quam facitis ?
4- 1 Factum est autem, cum audisset Sanaballat
- 2 Quid Judæi faciunt imbecilles ?
- 4 Quia facti sumus despectui
- 7 Factum est autem, cum audisset Sanaballat
-11 Interficiamus eos, et cessare faciamus opus
-12 Factum est autem, venientibus Judæis
-15 Factum est autem, cum audissent inimici
-16 Et factum est a die illa, media pars juvenum eorum faciebat opus
-17 Una manu sua faciebat opus
-21 Et nos ipsi faciamus opus
5- 1 Et factus est clamor populi et uxorum ejus
- 9 Non est bona res quam facitis
-12 Sicque faciemus ut loqueris
Adjuravi eos ut facerent juxta quod dixeram
-13 Sic excutiatur, et vacuus fiat
Fecit ergo populus sicut erat dictum
-15 Ego autem non feci ita propter timorem Dei
-19 Secundum omnia quæ feci populo huic
6- 1 Factum est autem, cum audisset Sanaballat
- 2 Ipsi a. cogitabant ut facerent mihi malum
- 3 Opus grande ego facio, et non possum descendere
- 8 Non est factum secundum verba hæc
-13 Acceperat enim pretium, ut territus facerem
-16 Factum est ergo cum audissent omnes inimici
Et scirent quod a Deo factum esset opus hoc
8- 4 Gradum ligneum, quem fecerat ad loquendum
- 7 Silentium faciebant in populo ad audiendam
-11 Levitæ autem silentium faciebant
-12 Mitteret partes, et faceret lætitiam magnam
-15 Ut fiant tabernacula, sicut scriptum est
-16 Feceruntque sibi tabernacula unusquisque
-17 Fecit ergo universa ecclesia eorum...taber.
Non enim fecerant a diebus Josuë... taliter
-18 Et fecerunt solemnitatem septem diebus
9- 6 Solus tu fecisti cœlum, et cœlum cœlorum
-10 Et fecisti tibi nomen, sicut et in hac die
-17 Et non sunt recordati mirabilium tuorum quæ feceras eis
-18 Cum fecissent sibi vitulum conflatilem
Feceruntque blasphemias magnas
-24 Ut facerent eis sicut placebat illis
-26 Feceruntque blasphemias grandes
-28 Reversi sunt ut facerent malum
-29 Quæ faciet homo, et vivet in eis
-31 Non fecisti eos in consumptionem
-33 Quia veritatem fecisti, nos a. impie egimus
-34 Et patres nostri, non fecerunt legem tuam
10-29 Ut facerent et custodirent univ. mandata Do.
11-12 Et fratres eorum facientes opera templi
12-27 Ut... et facerent dedicationem et lætitiam

2 *Esdr.* 12-31 Ascendere autem feci principes Juda
13- 3 Factum est autem, cum audissent legem
- 5 Fecit ergo sibi gazophylacium grande
- 7 Malum quod fecerat Eliasib Tobiæ, ut faceret ei thesaurum in vestibulis domus Dei
-11 Et feci stare in stationibus suis
-14 Miserationes meas, quas feci in domo Dei
-17 Quæ est hæc res mala, quam vos facitis
-18 Numquid non hæc fecerunt patres nostri
-19 Factum est autem, cum quievissent portæ
-21 Si secundo hoc feceritis, manum mittam in vos
-27 Faciemus omne malum grande hoc
Tobiæ. 1- 5 Ad vitulos aureos quos Jeroboam fecerat
- 9 Cum vero factus esset vir, accepit uxorem
-14 Habens libertatem quæcumque facere voluisset
-21 Plagam, quam circa eum fecerat Deus
2- 1 Cum... et factum esset prandium bonum
-11 Inciderent super oculos ejus, fieretq. cæcus
-16 Pro qua eleemosynas et sepulturas faciebas
-20 Unde factum est, ut hœdum caprarum accipiens detulisset domi
-22 Manifeste vana facta est spes tua
3- 6 Secundum voluntatem tuam fac mecum
-12 Factum est autem die tertia, dum compleret
-13 Qui cum iratus fueris, misericordiam facies
-22 Quia post tempestatem, tranquillum facis
4- 7 Ex substantia tua fac eleemosynam
Ita enim fiet ut nec a te avertatur facies Do.
-12 Eleemosyna omnibus facientibus eam
-16 Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias
-23 Si timuerimus Deum... et fecerimus bene
5- 1 Quæcumque præcepisti mihi faciam, pater
-22 Fecit Tobias vale patri suo, et matri suæ
6- 4 Quod cum fecisset, attraxit eum in siccum
- 6 Quod cum fecisset, assavit carnes ejus
7-14 Credo quoniam ideo fecit vos venire ad me
-16 Fecerunt conscriptionem conjugii
8- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ
-11 Et factum est circa pullorum cantum
-18 Fecisti enim nobiscum misericordiam tuam
-19 Fac eos, Domine, plenius benedicere te
-20 Ut replerent fossam quam fecerant
-22 Et quatuor arietes occidi fecit
-24 Dimidiam partem dedit Tobiæ, et fecit scripturam
9- 7 Fecitque eum secum venire ad nuptias
- 9 Filius es... et eleemosynas facientis
10- 1 Cum vero moras faceret Tobias
- 7 Ut procul videret eum, si fieri posset, venientem
11-19 Beneficia Dei, quæ fecisset circa eum
12- 3 Uxorem ipse me habere fecit
Gaudium parentibus ejus fecit
Te quoque videre fecit lumen cœli
- 6 Quia fecit vobiscum misericordiam suam
- 9 Facit invenire misericordiam et vitam æternam
-10 Qui autem faciunt peccatum et iniquitatem
13- 4 Et faciatis scire eos, quia non est alius Deus
- 6 Aspicite ergo quæ fecit nobiscum
- 8 Facite justitiam coram Deo, credentes quod faciat vobiscum misericordiam
14-10 Et inquirite ut faciatis quæ placita sunt illi
-11 Mandate ut faciant justitias et eleemosynas
-14 Factum est a. post obitum matris suæ
Judith. 1- 2 Fecit muros ejus in latitudinem cubitorum
2- 1 Factum est verbum in domo Nabuchodon.
- 8 Omnemq. expeditionem suam fecit præire
-17 Omnesque arbores et vineas fecit incidi
3-11 Nec ista tamen facientes, ferocitatem ejus pectoris mitigare potuerunt
4- 2 Ne hoc faceret Jerusalem, et templo Dom.
Quod fecerat cæteris civitatibus et templis
- 7 Et fecerunt filii Israël secundum quod constituerat... Eliachim
-10 Et fierent opprobrium gentibus
5-26 Et factum est, cum cessasset loqui Achior
6- 1 Factum est autem cum cessassent loqui
-19 Et fecit ei cœnam magnam
7-13 Quoniam fecisti in nos mala, nolens loqui
-18 Factus est fletus et ululatus magnus
-19 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
-25 Faciemus hæc verba quæ locuti estis
8- 1 Factum est, cum audisset hæc verba Judith
- 5 Fecit sibi secretum cubiculum
-17 Sic faciat nobiscum misericordiam suam
-20 Et faciet illas sine honore Dominus
-31 Ita quod facere disposui, probate si ex Deo est, et orate ut firmum faciat Deus consilium meum
-33 Nihil aliud fiat, nisi oratio pro me ad Dom.
9- 4 Tu e. fecisti priora, et illa post illa cogitasti

Judith. 9- 4 Et hoc factum est quod ipse voluisti
- 9 Sic fiant et isti, Domine, qui confidunt
-12 Fac, Domine, ut gladio proprio ejus superbia amputetur
10- 1 Factum est autem, cum cessasset clamare
- 9 Dixerunt... omnes una voce : Fiat, fiat
-11 Factum est a., cum descenderet montem
-16 Bene tibi faciet, et eris gratissima in corde
11- 4 Perfectam rem faciet Dominus tecum
-12 Ergo quoniam hæc faciunt, certum est
-21 Si fecerit mihi hoc Deus tuus, erit et Deus meus
12- 3 Si defecerint tibi ista... quid faciemus tibi?
- 4 Donec faciat Deus in manu mea hæc
-10 Factum est, in quarto die Holofernes fecit cœnam servis suis
-14 Ante oculos ejus bonum et optimum faciam
-20 Et jucundus factus est Holofernes ad eam
13- 1 Ut autem sero factum est, festinaverunt
- 7 Quod credens per te posse fieri cogitavi
-13 Nobiscum est Deus, qui fecit virtutem in Israël
-14 Factum est, cum audissent viri vocem ejus
-16 Illa a. ascendens... jussit fieri silentium
-26 Et dixit omnis populus : Fiat, fiat
14- 2 Non ut descendatis deorsum, sed quasi impetum facientes
- 6 Videns virtutem quam fecit Deus Israël
-13 Et plausum fecit manibus suis
-16 Una mulier Hebræa fecit confusionem
-18 Et factus est clamor incomparabilis
15- 8 Omnes divites fierent de prædationibus
-11 Quia fecisti viriliter, et confortatum est cor
-12 Et dixit omnis populus : Fiat, fiat
16-11 Pulchritudo ejus captivam fecit animam ej.
-17 Quia dixisti, et facta sunt
-22 Et factum est post hæc, omnis populus post victoriam venit
-25 Judith magna facta est in Bethulia
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium cunctis principibus
- 9 Fecit convivium fœminarum, in palatio
-13 Et illorum faciebat cuncta consilio
-15 Quæ Assueri regis imperium... facere noluisset
-21 Fecitque rex juxta consilium Mamuchan
2- 1 Et quæ fecisset, vel quæ passa esset
- 4 Et ita, ut suggesserant, jussit fieri
-17 Fecitque eam regnare in loco Vasthi
-20 Cuncta faciebat, ut eo tempore solita erat
4- 5 Præcepit ei ut... disceret ab eo cur hoc faceret
-16 Ingrediar ad regem, contra legem faciens
-17 Et fecit omnia quæ ei Esther præceperat
6- 6 Quid debet fieri viro quem rex honorare desiderat?
-10 Fac, ut locutus es, Mardochæo Judæo
7- 2 Quæ est petitio tua... et quid vis fieri?
- 5 Quis est iste... ut hæc audeat facere?
8- 3 Et machinationes... juberet irritas fieri
-13 Notum fieret, paratos esse Judæos
9- 5 Reddentes eis quod sibi paraverant facere
-12 Et quid vis ut fieri jubeam?
-13 Ut sicut fecerunt hodie in Susan, sic et cras faciant
-14 Præcepitque rex ut ita fieret
-23 Cuncta quæ eo tempore facere cœperant
Quæ Mardochæus litteris facienda mandaverat
-25 Obsecrans ut conatus ejus litteris regis irriti fierent
10- 1 Cunctas maris insulas fecit tributarias
- 4 Dixitq. Mardochæus : A Deo facta sunt ista
- 9 Salvum fecit Dominus populum suum
Et fecit signa magna atque portenta
11-12 Cogitabat quid Deus facere vellet
13- 4 Contra om. gentium consuetudinem faciens
-10 Tu fecisti cœlum et terram
-12 Quia non... gloriæ cupiditate, fecerim hoc
14- 5 Fecistique eis sicut locutus es
Job. 1- 4 Et faciebant convivium per domos
- 5 Sic faciebat Job cunctis diebus
-17 Et dixit : Chaldæi fecerunt tres turmas
-21 Sicut Domino placuit, ita factum est
2- 1 Factum est a., cum quadam die venissent
5- 4 Longe fient filii ejus a salute
- 6 Nihil in terra sine causa fit
- 9 Qui facit magna et inscrutabilia
-15 Porro salvum faciet egenum a gladio oris
7-20 Quid faciam tibi, o custos hominum?
Et factus sum mihimetipsi gravis
9- 9 Qui facit Arcturum, et Oriona, et Hyadas
-10 Qui facit magna, et incomprehensibilia
-12 Quis dicere potest : Cur ita facis?
10- 7 Et scias quia nihil impium fecerim
- 8 Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt

Job. 10- 9 Memento, quæso, quod sicut lutum feceris me
11- 8 Excelsior cœlo est, et quid facies?
12- 9 Quod omnia hæc manus Domini fecerit
-25 Et errare eos faciet quasi ebrios
13-20 Duo tantum ne facias mihi
-21 Manum tuam longe fac a me
14- 4 Quis potest facere mundum de immundo
- 9 Et faciet comam quasi cum primum plantatum est
17- 4 Cor eorum longe fecisti a disciplina
19-12 Et fecerunt sibi viam per me
-13 Fratres meos longe fecit a me
20-18 Luet quæ fecit omnia,nec tamen consumetur
21-31 Et quæ fecit, quis reddet illi?
22-17 Et quasi nihil posset facere Omnipotens
-23 Longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo
23-13 Anima ejus quodcumque voluit, hoc fecit
24- 9 Vim fecerunt deprædantes pupillos
-12 De civitatibus fecerunt viros gemere
-21 Et viduæ bene non fecit
25- 2 Qui facit concordiam in sublimibus suis
26- 4 Nonne eum qui fecit spiramentum?
27-18 Et sicut custos fecit umbraculum
28-25 Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit
30- 9 Et factus sum eis in proverbium
31-14 Quid enim faciam cum surrexerit
-15 Numquid non in utero fecit me
-16 Et oculos viduæ expectare feci
33- 4 Spiritus Dei fecit me
- 6 Ecce, et me sicut et te fecit Deus
-17 Ut avertat hominem ab his quæ facit
-19 Et omnia ossa ejus marcescere facit
-20 Abominabilis ei fit in vita sua panis
34-24 Et stare faciet alios pro eis
-28 Ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni
-30 Qui regnare facit hominem hypocritam
35- 6 Quid facies contra eum?
-10 Ubi est Deus, qui fecit me, qui dedit carmina in nocte?
37- 5 Qui facit magna et inscrutabilia
38-32 Numquid... et vesperum super filios terræ consurgere facis?
-37 Et concentum cœli quis dormire faciet?
40- 3 Numquid irritum facies judicium meum?
-10 Ecce, Behemoth, quem feci tecum
-14 Qui fecit eum, applicabit gladium ejus
41-12 Halitus ejus prunas ardere facit
-22 Fervescere faciet quasi ollam profundum mare
-24 Qui factus est ut nullum timeret
42- 9 Fecerunt sicut locutus fuerat Dominus
-12 Facta sunt ei quatuordecim millia ovium
Psal. 1- 3 Omnia quæcumque faciet, prosperabuntur
3- 7 Exurge, Dom., salvum me fac, Deus meus
6- 5 Salvum me fac propter misericordiam tuam
7- 2 Salvum me fac ex omnibus persequentibus
- 3 Non est qui redimat, neq. qui salvum faciat
- 4 Domine Deus meus, si feci istud
-11 Qui salvos facit rectos corde
-16 Et incidit in foveam quam fecit
9- 5 Quoniam fecisti judicium meum
-10 Et factus est Dominus refugium pauperi
-16 Infixæ sunt gentes in interitu quem fecerunt
-17 Cognoscetur Dominus judicia faciens
L. 10- 4 Justus autem quid fecit?
11- 2 Salvum me fac, Domine, quoniam defecit
13- 1 Et abominabiles facti sunt in studiis suis
Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum
- 3 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt : non est qui faciat bonum
14- 3 Nec fecit proximo suo malum
- 5 Qui facit hæc, non movebitur in æternum
15-10 Notas mihi fecisti vias vitæ
16- 7 Qui salvos facis sperantes in te
17-19 Et factus est Dominus protector meus
-20 Salvum me fecit, quoniam voluit me
-28 Tu populum humilem salvum facies
-42 Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret
-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
19- 4 Et holocaustum tuum pingue fiat
- 7 Salvum fecit Dominus Christum suum
-10 Domine, salvum fac regem : et exaudi nos
21- 6 Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt
- 9 Salvum faciat eum, quoniam vult eum
-15 Factum est cor meum tanquam cera liquescens
-32 Populo qui nascetur, quem fecit Dominus
27- 9 Salvum fac populum tuum, Domine
28-10 Dominus diluvium inhabitare facit
29- 8 Et factus sum conturbatus
-11 Dominus factus est adjutor meus

Psal. 30- 3 Et in domum refugii, ut salvum me facias
-12 Factus sum opprobrium et vicinis meis
-13 Factus sum tanquam vas perditum
-17 Salvum me fac in misericordia tua
-19 Muta fiant labia dolosa
-24 Retribuet abundanter facientibus superbiam
31- 5 Delictum meum cognitum tibi feci
- 9 Nolite fieri sicut equus et mulus
32- 9 Quoniam ipse dixit, et facta sunt
-22 Fiat misericordia tua, Domine, super nos
33-15 Diverte a malo, et fac bonum
-17 Vultus autem Domini super facientes mala
34- 5 Fiant tanquam pulvis ante faciem venti
- 6 Fiat via illorum tenebræ et lubricum
36- 1 Neque zelaveris facientes iniquitatem
- 3 Spera in Domino, et fac bonitatem
- 5 Et spera in eo : et ipse faciet
- 7 In homine faciente injustitias
-27 Declina a malo, et fac bonum
37- 7 Miser factus sum et curvatus sum
-13 Et vim faciebant qui quærebant animam
-15 Et factus sum sicut homo non audiens
38- 5 Notum fac mihi, Domine, finem meum
-10 Non aperui os meum, quoniam tu fecisti
-12 Tabescere fecisti sicut araneam animam ej.
39- 6 Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia
- 9 Ut facerem voluntatem tuam
-12 Ne longe facias miserationes tuas a me
40- 3 Vivificet eum, et beatum faciat eum in terra
-14 A sæculo, et usque in sæculum : fiat, fiat
48-13 Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis
-17 Ne timueris cum dives factus fuerit homo
-21 Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis
49-21 Hæc fecisti, et tacui
50- 6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci
-20 Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua
51- 4 Sicut novacula acuta fecisti dolum
-11 Confitebor tibi in sæculum quia fecisti
52- 2 Et abominabiles facti sunt in iniquitatibus
Non est qui faciat bonum
- 4 Declinaverunt, simul inutiles facti sunt
Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum
53- 3 Deus, in nomine tuo salvum me fac
54- 9 Qui salvum me fecit a pusillanimitate
55- 1 Pro populo, qui a Sanctis longe factus est
- 5 Non timebo quid faciat mihi caro
- 8 Pro nihilo salvos facies illos
-11 Non timebo quid faciat mihi homo
58-17 Quia factus es susceptor meus, et refugium
59- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
-14 In Deo faciemus virtutem
60- 4 Quia factus es spes mea : turris fortitudinis
63- 8 Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum
65- 8 Et auditam facite vocem laudis ejus
-16 Qui timetis Deum, quanta fecit animæ meæ
67- 5 Iter facite ei, qui ascendit super occasum
- 7 Qui inhabitare facit unius moris in domo
-20 Prosperum iter faciet nobis Deus salutarium
-21 Deus noster, Deus salvos faciendi
68- 2 Salvum me fac, Deus : quon. intraverunt
- 4 Raucæ factæ sunt fauces meæ
- 9 Extraneus factus sum fratribus meis
-11 Et factum est in opprobrium mihi
-12 Et factus sum illis in parabolam
-23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum
-26 Fiat habitatio eorum deserta
-36 Quoniam Deus salvam faciet Sion
69- 1 Quod salvum fecerit eum Dominus
70- 3 Et in locum munitum : ut salvum me facias
- 7 Tanquam prodigium factus sum multis
-10 Consilium fecerunt in unum
-19 Quæ fecisti magnalia : Deus quis similis tibi?
71- 4 Et salvos faciet filios pauperum
-13 Et animas pauperum salvas faciet
-18 Deus Israel, qui facit mirabilia solus
-19 Et replebitur majestate ejus omnis terra : fiat, fiat
72-19 Quomodo facti sunt in desolationem
-23 Ut jumentum factus sum apud te
73- 8 Quiescere faciamus omnes dies festos Dei
-17 Tu fecisti omnes terminos terræ
-21 Ne avertatur humilis factus confusus
75- 3 Et factus est in pace locus ejus
- 9 De cœlo auditum fecisti judicium
-10 Ut salvos faceret omnes mansuetos terræ
76-15 Tu es Deus qui facis mirabilia
Notam fecisti in populis virtutem tuam
77- 4 Et virtutes ejus, et mirabilia ejus quæ fecit
- 5 Quanta mandavit patribus nostris nota facere ea filiis suis

Psal. 77- 8 Ne fiant sicut patres eorum, generatio prava
-12 Coram patribus eorum fecit mirabilia
-50 Viam fecit semitæ iræ suæ : non pepercit
-55 Et habitare fecit in tabernaculis eorum
78- 4 Facti sumus opprobrium vicinis nostris
- 8 Quia pauperes facti sumus nimis
79- 3 Et veni, ut salvos facias nos
-18 Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ
82- 9 Facti sunt in adjutorium filiis Lot
-10 Fac illis sicut Madian, et Sisaræ; sicut Jabin
-11 Facti sunt ut stercus terræ
85- 2 Salvum fac servum tuum, Deus meus
- 9 Omnes gentes quascumque fecisti, venient
-10 Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia
-16 Et salvum fac filium ancillæ tuæ
-17 Fac mecum signum in bonum, ut videant
87- 5 Factus sum sicut homo sine adjutorio
- 9 Longe fecisti notos meos a me
-11 Numquid mortuis facies mirabilia
88-35 Et quæ procedunt de labiis meis, non faciam irrita
-42 Factus est opprobrium vicinis suis
-53 Benedictus Dominus in æternum : fiat, fiat
89- 1 Domine, refugium factus es nobis
- 2 Priusquam montes fierent, aut formaretur
-12 Dexteram tuam sic notam fac
91- 6 Nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ
92- 5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis
93-22 Et factus est mihi Dominus in refugium
94- 5 Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud
95- 5 Dominus autem cœlos fecit
97- 1 Cantate Domino... quia mirabilia fecit
- 2 Notum fecit Dominus salutare suum
98- 4 Judicium et justitiam in Jacob tu fecisti
99- 3 Ipse est Deus : ipse fecit nos, et non ipsi nos
100- 3 Facientes prævaricationes odivi
- 7 Non habitabit in medio domus meæ qui facit superbiam
101- 7 Similis factus sum pellicano solitudinis
Factus sum sicut nycticorax in domicilio
- 8 Factus sum sicut passer solitarius in tecto
102- 6 Faciens misericordias Dominus, et judicium
- 7 Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israël
-10 Non secundum peccata nostra fecit nobis
-12 Longe fecit a nobis iniquitates nostras
-18 Et memores sunt mandatorum ipsius, ad faciendum ea
-20 Potentes virtute, facientes verbum illius
-21 Ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus
103- 4 Qui facis Angelos tuos, spiritus
-19 Fecit lunam in tempora : sol cognovit occas.
-20 Posuisti tenebras, et facta est nox
-24 Domine! omnia in sapientia fecisti
-32 Qui respicit terram, et facit eam tremere
104- 5 Mementote mirabilium ejus, quæ fecit
-25 Et dolum facerent in servos ejus
105- 2 Auditas faciet omnes laudes ejus
- 3 Et faciunt justitiam in omni tempore
- 6 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
- 8 Ut notam faceret potentiam suam
-13 Cito fecerunt, obliti sunt operum ejus
-19 Fecerunt vitulum in Horeb : et adoraverunt
-21 Qui fecit magnalia in Ægypto
-36 Factum est illis in scandalum
-47 Salvos nos fac, Domine Deus noster
-48 Et dicet omnis populus : Fiat, fiat
106-23 Facientes operationem in aquis multis
-37 Et fecerunt fructum nativitatis
-39 Pauci facti sunt: et vexati sunt a tribulatione
-40 Et errare fecit eos in invio, et non in via
107- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
-10 Mihi alienigenæ amici facti sunt
-14 In Deo faciemus virtutem
108- 7 Et oratio ejus fiat in peccatum
- 8 Fiant dies ejus pauci : et episcopatum ejus accipiat alter
- 9 Fiant filii ejus orphani : et uxor ejus vidua
-13 Fiant nati ejus in interitum
-15 Fiant contra Dominum semper
-16 Non est recordatus facere misericordiam
-19 Fiat ei sicut vestimentum quo operitur
-21 Domine, fac mecum propter nomen tuum
-25 Et ego factus sum opprobrium illis
-26 Salvum me fac secundum misericordiam t.
-27 Manus tua hæc : et tu, Domine, fecisti eam
-31 Ut salvam faceret a persequentibus animam
110- 4 Memoriam fecit mirabilium suorum
- 8 In sæculum sæculi, facta in veritate et æquitate
-10 Intellectus bonus omnibus facientibus eum
112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo
113- 2 Facta est Judæa sanctificatio ejus
- 3 Omnia quæcumque voluit, fecit
- 8 Similes illis fiant qui faciunt ea
-15 A Domino, qui fecit cœlum et terram

Psal. 117- 6 Non timebo quid faciat mihi homo
-14 Et factus est mihi in salutem
-16 Dextera Domini fecit virtutem
-21 Et factus es mihi in salutem
-22 Hic factus est in caput anguli
-23 A Domino factum est istud : et est mirabile
-24 Hæc est dies, quam fecit Dominus
-25 O Domine, salvum me fac, o Domine
-28 Exaudisti me : et factus es mihi in salutem
118-56 Hæc facta est mihi : quia justificationes
-65 Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine
-73 Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt
-76 Fiat misericordia tua ut consoletur me
-78 Quia injuste iniquitatem fecerunt in me
-80 Fiat cor meum immaculatum in justificat.
-83 Quia factus sum sicut uter in pruina
-84 Quando facies de persequentibus me judicium?
-94 Tuus sum ego, salvum me fac
-98 Prudentem me fecisti mandato tuo
-108 Voluntaria oris mei beneplacita fac, Dom.
-112 Ad faciendas justificationes tuas in æternum
-121 Feci judicium et justitiam : non tradas me
-124 Fac cum servo tuo secundum misericordiam
-126 Tempus faciendi, Domine : dissipaverunt legem tuam
-139 Tabescere me fecit zelus meus
-146 Clamavi ad te, salvum me fac
-150 A lege autem tua longe facti sunt
-173 Fiat manus tua ut salvet me
120- 2 A Domino, qui fecit cœlum et terram
121- 7 Fiat pax in virtute tua : et abundantia
123- 8 In nomine Dom., qui fecit cœlum et terram
125- 1 Facti sumus sicut consolati
- 2 Magnificavit Dominus facere cum eis
- 3 Magnificavit Dominus facere nobiscum : facti sumus lætantes
128- 6 Fiant sicut fœnum tectorum
129- 2 Fiant aures tuæ intendentes in vocem depr.
133- 3 Benedicat te Dominus ex Sion, qui fecit cœlum et terram
134- 6 Omnia quæcumque voluit, Dominus fecit
- 7 Fulgura in pluviam fecit
-18 Similes illis fiant qui faciunt ea
135- 4 Qui facit mirabilia magna solus
- 5 Qui fecit cœlos in intellectu
- 7 Qui fecit luminaria magna
137- 7 Et salvum me fecit dextera tua
138- 6 Mirabilis facta est scientia tua ex me
-15 Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto
-22 Oderam illos : et inimici facti sunt mihi
139-13 Cognovi quia faciet Dominus judicium
142- 8 Auditam fac mihi mane misericordiam t.
Notam fac mihi viam in qua ambulem
-10 Doce me facere voluntatem tuam
143- 4 Homo vanitati similis factus est
144-12 Ut notam faciant filiis hominum potentiam
-19 Voluntatem timentium se faciet, et deprecationem eorum exaudiet : et salvos faciet
145- 6 Qui fecit cœlum et terram, mare, et omnia
- 7 Facit judicium injuriam patientibus
147-20 Non fecit taliter omni nationi
148- 5 Quia ipse dixit, et facta sunt
- 8 Quæ faciunt verbum ejus
149- 2 Lætetur Israël in eo qui fecit eum
- 7 Ad faciendam vindictam in nationibus
- 9 Ut faciant in eis judicium conscriptum
Prov. 3-30 Cum ipse tibi nihil mali fecerit
4-27 Ipse autem rectos faciet cursus tuos
5- 8 Longe fac ab ea viam tuam
6- 3 Fac ergo quod dico, fili mi
7- 5 Et ab aliena, quæ verba sua dulcia facit
8-22 Antequam quidquam faceret a principio
-23 Et ex antiquis antequam terra fieret
-26 Adhuc terram non fecerat, et flumina
9- 7 Erudit derisorem, ipse injuriam sibi facit
10-22 Benedictio Domini divites facit
11-15 Affligetur malo, qui fidem facit pro extraneo
-18 Impius facit opus instabile
-24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt
14-34 Miseros autem facit populos peccatum
15- 5 Qui a. custodit increpationes, astutior fiet
-25 Et firmos faciet terminos viduæ
16- 5 Initium vitæ bonæ, facere justitiam
17-16 Qui altam facit domum suam, quærit ruinam
-22 Animus gaudens ætatem floridam facit
18-16 Et ante principes spatium ei facit
20-12 Oculum videntem, Dominus fecit utrumque
21- 3 Facere misericordiam et judicium
- 7 Detrahent eos, quia noluerunt facere judicium
-15 Gaudium justo est facere judicium
22-22 Non facias violentiam pauperi, quia pauper
23- 5 Quia facient sibi pennas quasi aquilæ

Prov. 24- 8 Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur
-29 Quomodo fecit mihi, sic faciam ei
25-10 Quas tibi serva, ne exprobrabilis fias
-13 Animam ipsius requiescere facit
26-19 Cum fuerit deprehensus, dicit : Ludens feci
28-16 Qui a. odit avaritiam, longi fient dies ejus
30- 8 Et verba mendacia longe fac a me
31-14 Facta est quasi navis institoris
-22 Stragulatam vestem fecit sibi
-24 Sindonem fecit, et vendidit, et cingulum
Eccle. 1- 9 Quid est quod factum est? ipsum quod faciendum est
-13 Sapienter de omnibus quæ fiunt sub sole
-14 Vidi cuncta quæ fiunt sub sole
2- 5 Feci hortos, et pomaria, et consevi ea
- 8 Feci mihi cantores, et cantatrices
-11 Universa opera quæ fecerant manus meæ
3- 5 Et tempus longe fieri ab amplexibus
-11 Cuncta fecit bona in tempore suo
-12 Nisi lætari, et facere bene in vita sua
-14 Didici quod omnia opera quæ fecit Deus
Nec auferre, quæ fecit Deus ut timeatur
-15 Quod factum est, ipsum permanet
-20 De terra facta sunt, et in terram pariter revertuntur
4- 3 Nec vidit mala quæ sub sole fiunt
-17 Qui nesciunt quid faciunt mali
5- 5 Ne dederis os t., ut peccare facias carnem t.
7-15 Sicut enim hanc, sic et illam fecit Deus
-21 Qui faciat bonum, et non peccet
-30 Inveni, quod fecerit Deus hominem rectum
8- 3 Quia omne quod voluerit, faciet
- 4 Nec dicere ei quisq. potest : Quare ita facis?
- 9 In cunctis operibus quæ fiunt sub sole
-12 Peccator ex eo quod centies facit malum
-14 Est et alia vanitas, quæ fit super terram
Ita securi sunt, quasi justorum facta habeant
-17 Invenire rationem eorum quæ fiunt sub sole
9- 3 Pessimum inter omnia quæ sub sole fiunt
-10 Quodcumque facere potest manus tua
10- 4 Quia curatio faciet cessare peccata maxima
-19 In risum faciunt panem et vinum
12- 9 Docuit populum, et enarravit quæ fecerat
-12 Faciendi plures libros nullus est finis
-14 Et cuncta quæ fiunt, adducet Deus in judic.
Cant. 1-10 Murenulas aureas faciemus tibi
2- 7 Neque evigilare faciatis dilectam
3- 5 Neque evigilare faciatis dilectam
- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis
-10 Columnas ejus fecit argenteas
6- 4 Quia ipsi me avolare fecerunt
8- 4 Neque evigilare faciatis dilectam
- 8 Quid faciemus sorori nostræ in die
-10 Et ubera mea sicut turris, ex quo facta sum coram eo quasi pacem reperiens
-13 Fac me audire vocem tuam
Sap. 1-13 Quoniam Deus mortem non fecit
-14 Et sanabiles fecit nationes orbis terrarum
2-14 Factus est nobis in traductionem cogitation.
-23 Ad imaginem similitudinis suæ fecit illum
4-10 Placens Deo factus est dilectus, et vivens
6- 6 Durissimum his qui præsunt, fiet
- 8 Quoniam pusillum et magnum ipse fecit
-20 Incorruptio autem facit esse proximum Deo
-24 Et quemadmodum facta sit referam
7- 1 Ex genere terreni illius qui prior factus est
- 3 Et in similiter factam decidi terram
-14 Participes facti sunt amicitiæ Dei
8- 2 Et amator factus sum formæ illius
- 8 Signa et monstra scit antequam fiant
9- 1 Qui fecisti omnia verbo tuo
- 2 Ut dominaretur creaturæ, quæ a te facta est
- 9 Affuit tunc cum orbem terrarum faceres
10-11 Affuit illi, et honestum fecit illum
-21 Et linguas infantium fecit disertas
11- 2 Iter fecerunt per deserta
-25 Et nihil odisti eorum quæ fecisti
Nec e. odiens aliquid constituisti, aut fecisti
12- 4 Odibil. opera tibi faciebant per medicamina
-12 Quid fecisti? aut quis stabit contra judicium
Si perierint nationes, quas tu fecisti
-16 Dominus es, omnibus te parcere facis
-19 Et bonæ spei fecisti filios tuos
13- 4 Quoniam qui hæc fecit, fortior est illis
-13 Reliquum horum, quod ad nullos usus facit
-14 Et rubicundum faciens fuco colorem illius
-15 Et faciat ei dignam habitationem
-17 Et de nuptiis votum faciens inquirit
14- 1 Et per feros fluctus iter facere incipiens
- 7 Benedictum est enim lignum, per quod fit justitia
- 8 Per manus a. quod fit idolum, maledictum est et ipsum, et qui fecit illud
-10 Etenim quod factum est, cum illo qui fecit, tormenta patietur

Sap. 14-11 Quoniam creaturæ Dei in odium factæ sunt
-15 Cito sibi rapti filii fecit imaginem
-17 Imaginem regis, quem honorare volebant, fecerunt
-23 Aut obscura sacrificia facientes
15- 6 Et qui faciunt illos, et qui diligunt
- 8 Ille qui paulo ante de terra factus fuerat
-16 Homo enim fecit illos
16- 3 Hi autem in brevi inopes facti, novam gustaverunt escam
-24 Et lenior fit ad benefaciendum pro his
17-18 Deficientes faciebant illos præ timore
18-20 Commotio in eremo facta est multitudinis
19-10 Quæ in incolatu illorum facta fuerant
-12 Non sine illis, quæ ante facta erant, argum.
Prolog. Eccli. Dicentes et scribentes doctissimos fieri
Et illorum periti facti, magis magisque attendant animo
Hortor... attentiori studio lectionem facere
Eccli. 2-17 Quid facient, cum inspicere cœperit Dom. ?
3- 2 Audite, filii, et sic facite ut salvi sitis
4- 6 Exaudiet autem eum, qui fecit illum
- 7 Congregationi pauperum affabilem te facito
6- 1 Noli fieri pro amico inimicus proximo
-8 Et continens factus ne derelinquas eam
7- 1 Noli facere mala, et non te apprehendent
- 6 Noli quærere fieri judex, nisi valeas virtute
-10 Et facere eleemosynam ne despicias
-13 Neque in amicum similiter facias
-27 Trade filiam, et grande opus feceris
-32 Dilige eum qui te fecit
8-19 Cum iracundo non facies rixam
-21 Coram extraneo ne facias consilium
9-11 Multi admirati, reprobi facti sunt
10-15 Quoniam ab eo qui fecit illum, recessit cor
-17 Et sedere fecit mites pro eis
-20 Et cessare fecit memoriam eorum a terra
-29 Noli extollere te in faciendo opere tuo
11- 1 In medio magnatorum consedere illum faciet
-29 Malitia horæ oblivionem facit luxuriæ
12- 7 In omnibus bonis, quæcumque feceris illi
14- 7 Et si bene fecerit, ignoranter, et non volens facit
15- 1 Qui timet Deum, faciet bona
-11 Quæ enim odit ne feceris
-16 In perpetuum fidem placitam facere
16-14 Non retardabit sufferentia misericordiam facientis
-15 Omnis misericordia faciet locum
17- 1 Secundum imaginem suam fecit illum
-15 Et pars Dei, Israel facta est manifesta
18-18 Et datus indisciplinati tabescere facit oculos
-31 Faciet te in gaudium inimicis tuis
19- 2 Mulieres apostatare faciunt sapientes
-13 Ne forte non intellexerit, et dicat : Non feci
Aut si fecerit, ne iterum addat facere
-15 Corripe amicum : sæpe enim fit commissio
20- 3 Sic qui facit per vim judicium iniquum
-13 Sapiens in verbis se ipsum amabilem facit
22- 3 Filia autem in deminoratione fiet
- 4 Quæ confundit, in contumeliam fit genitori
24- 6 Ego feci in cœlis ut oriretur lumen
-43 Et ecce factus est mihi trames abundans
25-33 A muliere initium factum est peccati
27-30 Facienti nequissimum consilium, super ipsum devolvetur
28-21 Flagelli plaga livorem facit
-28 Et ori tuo facito ostia et seras
-29 Et verbis tuis facito stateram
29- 1 Qui facit misericordiam, fœneratur proximo
-19 Vir bonus fidem facit pro proximo suo
-25 Viros potentes gyrans migrare fecit
-34 Hospitio mihi factus est frater
30- 9 Lacta filium, et paventem te faciet
-27 Epulæ enim illius diligenter fiunt
31- 2 Infirmitas gravis sobriam facit animam
- 4 Laboravit pauper... et in fine inops fit
- 6 Facta est in specie ipsius perditio illorum
- 9 Fecit enim mirabilia in vita sua
-10 Qui potuit... facere mala, et non fecit
-38 Vinum multum... et ruinas multas facit
-40 Minorans virtutem, et faciens vulnera
32-17 Benedicito Dominum, qui fecit te
-23 Postquam fecit cum eo sine consilio
-24 Fili, sine consilio nihil facias
33- 8 A Domini scientia separati sunt, facto sole
-14 Sic homo in manu illius, qui se fecit
-30 Verum sine judicio nihil facias grave
34- 7 Multos enim errare fecerunt somnia
-10 Qui autem in multis factus est, multiplicat malitiam
-27 Et qui fraudem facit mercenario
-31 Et iterum eadem faciens, quid proficit
35- 4 Et qui facit misericordiam, offert sacrificium

Eccli. 35- 7 Hæc e. omnia propter mandatum Dei fiunt
-11 In omni dato hilarem fac vultum tuum
-12 Adinventionem facito manuum tuarum
-22 Judicabit justos, et faciet judicium
38- 7 Unguentarius faciet pigmenta suavitatis
-15 Qui delinquit in conspectu ej. qui fecit eum
-18 Et fac luctum secundum meritum ejus
-24 Requiescere fac memoriam ejus
-38 Neq. palam facient disciplinam et judicium
39- 6 Cor s. tradet.. ad Dominum, qui fecit illum
-11 Ipse palam faciet disciplinam doctrinæ suæ
-23 Quoniam in præcepto ipsius placor fit
-34 Et furorem ejus qui fecit illos, placabunt
40-10 Et propter illos factus est cataclysmus
-21 Tibiæ et psalterium suavem faciunt melodiam
41- 8 Filii abominationum fiunt filii peccatorum
42- 9 Ne... cum viro commorata odibilis fiat
-11 Nequando faciat te in opprobrium venire
-17 Nonne Dominus fecit sanctos enarrare
-25 Et non fecit quidquam deesse
43- 5 Magnus Dominus qui fecit illum
-12 Vide arcum, et benedic eum qui fecit illum
-21 Fiet tanquam cacumina tribuli
-37 Omnia autem Dominus fecit
44- 2 Multam gloriam fecit Dom. magnificentia
-17 In tempore iracundiæ factus est reconciliatio
-10 Ideo dimissum est reliquum terræ, cum factum est diluvium
-21 In carne ejus stare fecit testamentum
-24 In Isaac eodem modo fecit propter Abraham
45- 2 Similem illum fecit in gloria sanctorum
- 4 Sanctum fecit illum, et elegit eum
- 7 Excelsum fecit Aaron fratrem ejus
-11 Auditum facere sonitum in templo
-19 Factum est illi in testamentum æternum
-24 Fecit illis monstra, et consumpsit illos
-31 Gloriam ipsorum in gentem eorum æternam fecit
46- 5 An non... et una dies facta est quasi duo ?
- 7 Impetum fecit contra gentem hostilem
- 9 In diebus Moysi misericordiam fecit ipse
-20 In sonitu magno auditam fecit vocem suam
-23 Dormivit, et notum fecit regi
47- 3 Et in ursis similiter fecit sicut in agnis
-10 Et dilexit Deum, qui fecit illum
-11 Et stare fecit cantores contra altare
Et in sono eorum dulces fecit modos
-23 Ut faceres imperium bipartitum
-29 Filium Nabat, qui peccare fecit Israël
48- 2 Irritantes illum invidia sua pauci facti sunt
- 8 Prophetas facis successores post te
-15 In vita sua fecit monstra, et in morte mirabilia
-18 Quidam ipsor. fecerunt quod placeret Deo
-20 Et superbus factus est potentia sua
-25 Nam fecit Ezechias quod placuit Deo
49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris facta opus pigmentarii
- 8 Desertas fecerunt vias ipsius in manu Jerem.
-15 Et stare fecit portas et seras
50-18 Et auditam fecerunt vocem magnam
-24 Qui magna fecit in omni terra
Et fecit nobiscum secundum suam misericordiam
-25 Det... fieri pacem in diebus nostris in Israël
-31 Si enim hæc fecerit, ad omnia valebit
51- 2 Quon. adjutor et protector factus es mihi
- 3 In conspectu astantium factus es mihi adjutor.
-24 Consiliatus sum enim ut facerem illam
-25 Et in faciendo eam confirmatus sum
Isai. 1-14 Facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens
-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis
2- 8 Adoraverunt, quod fecerunt digiti eorum
-20 Et simulacra auri sui, quæ fecerat sibi
3-11 Retributio enim manuum ejus fiet ei
5- 1 Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei
- 2 Et expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas
- 4 Quid est quod debui ultra facere vineæ meæ, et non feci ei ?
An quod expectavi ut faceret uvas, et fecit labruscas ?
- 5 Ostendam vobis quid ego faciam vineæ meæ
- 7 Et expectavi ut faceret judicium, et ecce iniquitas
-10 Decem e. jugera.. facient laguneulam unam
Triginta modii sementis facient modios tres
-25 Facta sunt morticina eorum, quasi stercus
6-12 Et longe faciet Dominus homines
7- 1 Et factum est in diebus Achaz filii Joathan
8-10 Loquimini verbum, et non fiet : quia nobiscum Deus

Isai. 9- 6 Factus est principatus super humerum ejus
- 7 Zelus Domini exercituum faciet hoc
10- 2 Et vim facerent causæ humilium populi mei
- 3 Quid facietis in die visitationis, et calamitatis
-11 Numquid non sicut feci Samariæ et idolis ej.
Sic faciam Jerusalem et simulacris ejus
-13 Dixit enim : In fortitudine manus meæ feci
-23 Deus exercituum faciet in medio om. terræ
12- 2 Laus mea Do., et factus est mihi in salutem
- 4 Notas facite in populis adinventiones ejus
- 5 Cantate Domino quoniam magnifice fecit
13-11 Et quiescere faciam superbiam infidelium
14- 1 Requiescere eos faciet super humum suam
-28 In anno quo mortuus est rex Achaz, factum est onus istud
-30 Et interire faciam in fame radicem tuam
17- 8 Non inclinabitur ad altaria, quæ fecerunt manus ejus
19- 2 Et concurrere faciam Ægyptios adversus Ægyptios
-10 Qui faciebant lacunas ad capiendos pisces
-13 Stulti facti sunt principes Taneos
-14 Errare fecerunt Ægyptum in omni opere suo
-15 Non erit Ægypto opus, quod faciat caput et caudam
20- 2 Fecit sic, vadens nudus, et discalceatus
21- 2 Omnem gemitum ejus cessare feci
22-11 Et lacum fecistis inter duos muros ad aquam
Non suspexistis ad eum qui fecerat eam
-17 Ecce Dominus asportari te faciet
23- 3 Et facta est negotiatio gentium
25- 1 Quoniam fecisti mirabilia, cogitationes antiquas
- 4 Quia factus es fortitudo pauperi
- 5 Propaginem fortium marcescere facies
- 6 Et faciet Dom. exercituum omnibus populis
26- 9 Cum feceris judicia tua in terra, justitiam discent habitatores orbis
-17 Sic facti sumus a facie tua, Domine
-18 Salutes non fecimus in terra
27- 5 An potius tenebit fortitudinem meam, faciet pacem mihi, pacem faciet mihi ?
-11 Propterea non miserebitur ej., qui fecit eum
28- 9 Et quem intelligere faciet auditum?
-15 Et cum inferno fecimus pactum
-21 Ut faciat opus suum, alienum opus ejus
-29 Ut mirabile faceret consilium, et magnificaret justitiam
29-14 Ego addam ut admirationem faciam populo
-16 Dicat opus factori suo : Non fecisti me
-21 Qui peccare faciebant homines in verbo
30- 1 Væ, filii desertores... ut faceretis consilium, et non ex me
-20 Non faciet avolare a te ultra doctorem tuum
-30 Et auditam faciet Dominus gloriam vocis suæ
-32 Quam requiescere faciet Domin. super eum
31- 7 Abjiciet vir... idola auri sui, quæ fecerunt vobis manus vestræ
32- 6 Et cor ejus faciet iniquitatem
Et vacuam faciat animam esurientis
-14 Tenebræ et palpatio factæ sunt super speluncas usque in æternum
33- 8 Irritum factum est pactum, projecit civitates
- 9 Et factus est Saron sicut desertum
-13 Audite, qui longe estis, quæ fecerim
36- 1 Et factum est in quarto decimo anno regis Ezechiæ
-16 Facite mecum benedictionem, et egredimini
37- 1 Et factum est, cum audisset rex Ezechias
- 7 Et corruere eum faciam gladio in terra sua
-11 Audisti omnia quæ fecerunt reges Assyrior.
-16 Tu es Deus solus... tu fecisti cœlum et terram
-18 Desertas fecerunt reges Assyriorum terras
-26 Numquid non audisti quæ olim fecerim ei ?
Factum est in eradicationem collium
-27 Facti sunt sicut fœnum agri, et gramen pascuæ
-31 Et faciet fructum sursum
-32 Zelus Domini exercituum faciet istud
-38 Factum est, cum adoraret in templo Nesroch
38- 3 Et quod bonum est in oculis tuis fecerim
- 4 Et factum est verbum Domini ad Isaïam
- 7 Quia faciet Dominus verbum hoc quod locutus est
- 8 Ecce ego reverti faciam umbram linearum
-15 Quid respondebit mihi, cum ipse fecerit ?
-20 Domine, salvum me fac, et Psalmos nostros cantabimus
39- 8 Fiat tantum pax, et veritas in diebus meis
40- 3 Rectas facite in solitudine semitas Dei nostri
-18 Cui ergo similem fecistis Deum ?
-23 Judices terræ velut inane fecit
41- 4 Quis hæc operatus est, et fecit
-20 Intelligant pariter, quia manus Do. fecit hoc

Isai. 41-21 Prope facite judicium vestrum, dicit Dom.
-23 Bene quoque aut male, si potestis, facite
42- 9 Antequam oriantur, audita vobis faciam
-15 Desertos faciam montes, et colles
-16 In semitis, quas ignoraverunt, ambulare eos faciam
Hæc verba feci eis, et non dereliqui eos
-22 Facti sunt in rapinam, nec est qui eruat
43- 4 Ex quo honorabilis factus es in oculis meis
- 7 In gloriam meam.. formavi eum, et feci eum
- 9 Et quæ prima sunt audire nos faciet?
-19 Ecce ego facio nova, et nunc orientur
-23 Non te servire feci in oblatione
-24 Verumtamen servire me fecisti in peccatis
44- 2 Hæc dicit Dominus faciens et formans te
- 8 Ex tunc audire te feci, et annuntiavi
-13 Fecit illud in angularibus, et in circino
Fecit imaginem viri quasi speciosum hom.
-15 Et facta est hominibus in focum
Fecit sculptile, et curvatus est ante illud
-17 Reliquum a. ejus deum fecit et sculptile sibi
-19 Coxi carnes et comedi, et de reliquo ejus idolum faciam?
-23 Laudate, cœli, quoniam misericordiam fecit Dominus
-24 Ego sum Dominus, faciens omnia
-25 Irrita faciens signa divinorum
Et scientiam eorum stultam faciens
45- 7 Et creans tenebras, faciens pacem, et creans malum
Ego Dominus faciens omnia hæc
- 9 Quid facis, et opus tuum absque manibus est
-12 Feci terram, et hominem super eam creavi
-18 Ipse Deus formans terram, et faciens eam
46- 1 Facta sunt simulacra eorum bestiis et jumentis
- 4 Feci, et ego feram: ego portabo, et salvabo
- 5 Cui... comparastis me, et fecistis similem?
- 6 Conducentes aurificem, ut faciat deum
-10 Et ab initio quæ necdum facta sunt, dicens:
Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea fiet
-11 Et adducam illud: creavi, et faciam illud
-13 Prope feci justitiam meam, non elongabitur
47-12 Si forte quid prosit tibi, aut si possis fieri fortior
-14 Ecce facti sunt quasi stipula, ignis combussit
-15 Sic facta sunt tibi in quibuscumque laboraveras
48- 3 Et ex ore meo exierunt, et audita feci ea
- 5 Ne forte diceres: Idola mea fecerunt hæc
- 6 Audita feci tibi nova ex tunc, et conservata
- 9 Propter nomen meum longe faciam furorem
-11 Propter me, propter me faciam, ut non blasphemer
-14 Faciet voluntatem suam in Babylone
-16 Ex tempore antequam fieret, ibi eram
-18 Facta fuisset sicut flumen pax tua, et justitia tua sicut gurgites maris
-20 Auditum facite hoc, et efferte illud usque ad extrema terræ
49- 5 Et Deus meus factus est fortitudo mea
-20 Fac spatium mihi ut habitem
50- 2 Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea
Desertum faciam mare, ponam flumina in siccum
-11 De manu mea factum est hoc vobis
53- 9 Eo quod iniquitatem non fecerit, neque dolus
54- 2 Longos fac funiculos tuos, et clavos tuos consolida
- 5 Quia dominabitur tui qui fecit te
55-10 Et germinare eam facit, et dat semen serenti
-11 Sed faciet quæcumque volui, et prosperabitur
56- 1 Custodite judicium, et facite justitiam
- 2 Beatus vir, qui facit hoc, et filius hominis
Custodiens manus suas ne faciat omne malum
57-14 Et dicam: Viam facite, præbete iter
-16 Spiritus a facie mea egredietur, et flatus ego faciam
58- 2 Quasi gens quæ justitiam fecerit
-13 Si averteris... facere voluntatem tuam
Glorificaveris eum dum non facis vias tuas
59-15 Et facta est veritas in oblivionem
60-22 In tempore ejus subito faciam istud
62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
63- 8 Et factus est eis salvator
-12 Ut faceret sibi nomen sempiternum
-14 Ut faceres tibi nomen gloriæ
-17 Quare errare nos fecisti, Domine, de viis tuis
-19 Facti sumus quasi in principio
64- 2 Ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis
- 3 Cum feceris mirabilia, non sustinebimus

Isai. 64- 5 Occurristi lætanti, et facienti justitiam
- 6 Et facti sumus ut immundus omnes nos
-10 Civitas sancti tui facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est
-11 Facta est in exustionem ignis
65- 8 Sic faciam propter servos meos
-12 Et faciebatis malum in oculis meis
66- 2 Omnia hæc manus mea fecit, et facta sunt universa ista, dicit Dominus
- 4 Feceruntque malum in oculis meis
- 9 Qui alios parere facio, ipse non pariam
-22 Quæ ego facio stare coram me
Jerem. 1- 2 Quod factum est verbum Domini ad eum
- 3 Et factum est in diebus Joakim filii Josiæ
- 4 Et factum est verbum Domini ad me
-11 Et factum est verbum Domini ad me
-12 Vigilabo ego super verbo meo ut faciam illud
-13 Factum est verbum Domini secundo ad me
-17 Nec enim timere te faciam vultum eorum
2- 1 Et factum est verbum Domini ad me
- 5 Ambulaverunt post vanitatem, et vani facti sunt
- 6 Qui ascendere nos fecit de terra Ægypti
-10 Et videte si factum est hujuscemodi
-13 Duo enim mala fecit populus meus
-14 Quare ergo factus est in prædam?
-17 Numquid non istud factum est tibi
-23 Vide vias tuas in convalle, scito quid feceris
-25 Et dixisti: Desperavi, nequaquam faciam
-28 Ubi sunt dii tui, quos fecisti tibi?
-31 Numquid solitudo factus sum Israëli
-36 Quam vilis facta es nimis, iterans vias tuas!
3- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi,
- 5 Ecce locuta es, et fecisti mala, et potuisti
- 6 Numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Israel?
- 7 Et dixi, cum fecisset hæc omnia
-16 Nec visitabitur, nec fiet ultra
-21 Quoniam iniquam fecerunt viam suam
4- 5 In Juda, et in Jerusalem auditum facite
-14 Lava a malitia cor tuum, Jer., ut salva fias
-15 Notum facientis idolum de monte Ephraïm
-17 Facti sunt super eam in gyro
-18 Et cogitationes tuæ fecerunt hæc tibi
-22 Sapientes sunt ut faciant mala, bene autem facere nescierunt
-27 Sed tamen consummationem non faciam
-30 Tu autem vastata quid facies?
5- 1 An inveniatis virum facientem judicium
- 8 Equi amatores et emissarii facti sunt
-10 Consummationem autem nolite facere
-18 Non faciam vos in consummationem
-19 Quare fecit nobis Do. Deus noster hæc
-20 Et auditum facite in Juda, dicentes
-23 Populo a. huic factum est cor incredulum
-30 Stupor et mirabilia facta sunt in terra
-31 Quid igitur fiet in novissimo ejus?
6- 4 Quia longiores factæ sunt umbræ vesperi
- 7 Sicut frigidam fecit cisterna aquam suam, sic frigidam fecit malitiam suam
-10 Ecce verbum Domini factum est eis in opprobrium
-13 Usque ad sacerdotem cuncti faciunt dolum
-15 Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
-18 Cognosce, congregatio, quanta ego faciam
-26 Luctum unigeniti fac tibi planctum amarum
7- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam
- 3 Bonas facite vias vestras, et studia vestra
- 5 Si feceretis judicium inter virum et proxim.
- 6 Pupillo et viduæ non feceritis calumniam
-10 Eo quod fecerimus omnes abominationes
-11 Ergo spelunca latronum facta est domus ista
-12 Et videte quæ fecerim ei propter malitiam
-13 Et nunc, quia fecistis omnia opera hæc
-14 Faciam domui huic, in qua invocatum est
Et loco quem dedi vobis et patribus vestris, sicut feci Silo
-17 Vides quid isti faciunt in civitatibus Juda
-18 Ut faciant placentas reginæ cœli
-24 Factique sunt retrorsum et non in ante
-30 Quia fecerunt filii Juda malum in oculis m.
-34 Et quiescere faciam de urbibus Juda
8- 6 Super peccato suo, dicens: Quid feci?
-10 Usque ad sacerdotem cuncti faciunt mendacium
-12 Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
-14 Quia Dominus Deus noster silere nos fecit
9- 7 Quid enim aliud faciam a facie filiæ populi
-12 Et ad quem verbum oris Domini fiat
-24 Ego sum Dominus, qui facio misericordiam
10- 5 Quia nec male possunt facere, nec bene
-11 Dii qui cœlos et terram non fecerunt
-12 Qui facit terram in fortitudine sua
-13 Fulgura in pluviam facit, et educit ventum
-14 Stultus factus est omnis homo a scientia

Jerem. 11- 1 Verbum quod factum est a Dom. ad Jerem.
- 4 Facite omnia quæ præcipio vobis
- 6 Audite verba pacti hujus, et facite illa
- 8 Quod præcepi ut facerent, et non fecerunt
-10 Irritum fecerunt domus Israel et domus Juda
-15 In domo mea fecit scelera multa
-17 Quæ fecerunt sibi ad irritandum me
12- 2 Proficiunt, et faciunt fructum
- 5 Quid facies in superbia Jordanis?
- 8 Facta est mihi hæreditas mea quasi leo
13- 3 Et factus est sermo Domini ad me
- 6 Factum est post dies plurimos, dixit Dom.
- 8 Factum est verbum Domini ad me
- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda.
14- 1 Quod factum est verbum Domini ad Jerem.
- 7 Domine, fac propter nomen tuum
-21 Neque facias nobis contumeliam solii
Ne irritum facias fœdus tuum nobiscum
-22 Tu enim fecisti omnia hæc
15- 4 Super omnibus quæ fecit in Jerusalem
-16 Factum est mihi verbum tuum in gaudium
-18 Quare factus est dolor meus perpetuus?
Facta est mihi quasi mendacium aquarum
16- 1 Et factum est verbum Domini ad me
- 6 Non se incident, neque calvitium fiet pro eis
-20 Numquid faciet sibi homo deos
17- 4 Et servire te faciam inimicis tuis in terra
- 8 Nec aliquando desinet facere fructum
-11 Fecit divitias, et non in judicio
-14 Salvum me fac, et salvus ero
-22 Et omne opus non facietis
-24 Ne faciatis in eo omne opus
18- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino
- 3 Et ecce ipse faciebat opus super rotam
- 4 Dissipatum est vas, quod ipse faciebat e luto
Conversusque fecit illud vas alterum, sicut placuerat in oculis ejus ut faceret
- 5 Et factum est verbum Domini ad me
- 6 Non potero vobis facere, domus Israël
- 8 Quod cogitavi ut facerem ei
-10 Si fecerit malum in oculis meis
Super bono quod locutus sum ut facerem ei
-12 Unusquisque pravitatem cordis sui mali faciemus
-13 Horribilia quæ fecit nimis virgo Israël
-16 Ut fieret terra eorum in desolationem
-21 Fiant uxores eorum absque liberis, et viduæ
-23 Fiant corruentes in conspectu tuo
19- 4 Quod... et alienum fecerint locum istum
-12 Sic faciam loco huic, ait Dominus
20- 7 Factus sum in derisum tota die
- 8 Factus est mihi sermo Domini in opprobrium
- 9 Factus est in corde meo quasi ignis exæstuans
-17 Ut fieret mihi mater mea sepulcrum
21- 1 Verbum quod factum est ad Jerem. a Dom.
- 2 Si forte faciat Dominus nobiscum
22- 3 Facite judicium et justitiam, et liberate
- 4 Si enim facientes feceritis verbum istud
- 8 Quare fecit Dominus sic civitati huic
-14 Et facit laquearia cedrina, pingitq. sinopide
-15 Numquid non... et fecit judicium et justitiam
23- 5 Et faciet judicium et justitiam in terra
- 9 Factus sum quasi vir ebrius, et quasi homo
-10 Factus est cursus eorum malus
-14 Facti sunt mihi omnes ut Sodoma
-20 Usque dum faciat, et usque dum compleat cogitationem
-22 Et nota fecissent verba mea populo meo
-27 Volunt facere ut obliviscatur populus meus
24- 4 Et factum est verbum Domini ad me
25- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam
- 3 Factum est verbum Domini ad me
-38 Quia facta est terra eorum in desolationem
26- 1 Factum est verbum istud a Domino, dicens
- 3 Pœniteat me mali quod cogito facere eis
-13 Nunc ergo bonas facite vias vestras
-14 Facite mihi quod bonum et rectum est
-19 Itaque nos facimus malum grande
27- 1 Factum est verbum istud ad Jerem. a Dom.
- 2 Fac tibi vincula, et catenas: et pones eas
- 5 Ego feci terram, et homines, et jumenta
-10 Ut longe vos faciant de terra vestra, et ejiciant
-22 Afferri faciam ea, et restitui in loco isto
28- 1 Factum est in anno illo, in principio regni
- 3 Et ego referri faciam ad locum istum omnia
- 6 Ait Jeremias propheta: Amen, sic faciat Dominus
-12 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
-13 Et facies pro eis catenas ferreas

Jerem. 28-15 Tu confidere fecisti populum istum in mendacio
29- 7 Civitatis ad quam transmigrare vos feci
-14 Et reverti vos faciam de loco ad quem transmigrare vos feci
-23 Pro eo quod fecerint stultitiam in Israël
-30 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
-31 Et fecit vos confidere in mendacio
-32 Non videbit bonum quod ego faciam populo
30- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino
-11 Faciam e. consummationem in cunctis gent.
Te autem non faciam in consummationem
-14 Propter multitudinem iniquitatis tuæ dura facta sunt peccata tua
-15 Propter dura peccata tua feci hæc tibi
-24 Donec faciat et compleat cogitationem cordis
31- 9 Quia factus sum Israeli pater
-32 Pactum quod irritum fecerunt
-37 Propter omnia quæ fecerunt, dicit Dominus
32- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino
- 6 Factum est verbum Domini ad me, dicens
-17 Ecce tu fecisti cœlum et terram in fortitudine
-18 Qui facis misericordiam in millibus
-20 Et fecisti tibi nomen sicut est dies hæc
-23 Omnia quæ mandasti eis ut facerent, non fecerunt : et evenerunt eis omnia mala
-26 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
-30 Jugiter facientes malum in oculis meis
-31 In indignatione mea facta est mihi civitas
-32 Propter malitiam filiorum... quam fecerunt
-35 Ut facerent abominationem hanc
-37 Et habitare eos faciam confidenter
-41 Lætabor super eis, cum bene eis fecero
33- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
- 2 Hæc dicit Dominus qui facturus est
- 9 Omnia bona quæ ego facturus sum eis
Et in omni pace quam ego faciam eis
-15 Germinare faciam David germen justitiæ
Et faciet judicium et justitiam in terra
-19 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-20 Si irritum potest fieri pactum meum cum die
-23 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
34- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam
- 8 Verbum quod factum est ad Jeremiam
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-15 Et fecistis quod rectum est in oculis meis
35- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam
-12 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
-15 Et bona facite studia vestra
-18 Et fecistis universa quæ præcepit vobis
36- 1 Factum est in anno quarto Joakim filii Josiæ
Factum est verbum hoc ad Jeremiam
- 3 Universa mala quæ ego cogito facere eis
- 8 Et fecit Baruch filius Neriæ, juxta omnia
- 9 Factum est autem in anno quinto Joakim
-27 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-29 Cessare faciet ex illa hominem et jumentum
37- 5 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
38-12 Et super funes; fecit ergo Jeremias sic
-16 Vivit Dom., qui fecit nobis animam hanc
-28 Et factum est ut caperetur Jerusalem
39-12 Nihilque ei mali facias : sed, ut voluerit, sic facias ei
-15 Ad Jeremiam a. factus fuerat sermo Dom.
40- 1 Sermo qui factus est ad Jeremiam a Dom.
- 3 Et fecit Dominus sicut locutus est
Et factus est vobis sermo hic
-16 Noli facere verbum hoc : falsum enim
41- 1 Factum est in mense septimo, venit Ismahel
- 9 Ipse est, quem fecit rex Asa, propter Baasa
-11 Audivit... omne malum quod fecerat Ism.
42- 3 Per quam pergamus, et verbum quod faciamus
- 5 Si non juxta omne verbum... sic faciemus
- 7 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-10 Placatus sum super malo quod feci vobis
-11 Vobiscum sum ego, ut salvos vos faciam
-12 Et habitare vos faciam in terra vestra
-20 Sic annuntia nobis et faciemus
43- 1 Factum est aut., cum complesset Jeremias
- 3 Interficiat nos, et traduci faciat in Babylonem
- 8 Et factus est sermo Domini ad Jeremiam
44- 1 Verbum quod factum est per Jeremiam
- 3 Propter malitiam quam fecerunt
- 4 Nolite facere verbum abominationis
- 7 Quare vos facitis malum grande hoc
- 9 Mala... quæ fecerunt in terra Juda
-17 Sed facientes faciemus omne verbum
Sicut fecimus nos, et patres nostri, reges
-19 Fecimus ei placentas ad colendum eam
-22 Et propter abominationes quas fecistis
Et facta est terra vestra in desolationem

Jerem. 44-25 Faciamus vota nostra quæ vovimus
46- 1 Quod factum est verbum Domini ad Jerem.
-14 Annuntiate Ægypto, et auditum facite in Magdalo
-19 Vasa transmigrationis fac tibi, habitatrix filia Ægypti
-27 Quia ecce ego salvum te faciam de longinquo
47- 1 Quod factum est verbum Dom. ad Jeremiam
48-10 Maledictus qui facit opus Dom. fraudulenter
-30 Nec juxta quod poterat conata sit facere
-36 Quia plus fecit quam potuit, idcirco perierunt
49- 2 Auditum faciam super Rabbath.. fremitum
- 6 Et post hæc reverti faciam captivos
- 7 Inutilis facta est sapientia eorum
-11 Relinque pupillos t. : ego faciam eos vivere
-19 Quia subito currere faciam eum ad illam
-34 Quod factum est verbum Domini ad Jerem.
-37 Pavere faciam Ælam coram inimicis suis
-39 Reverti faciam captivos Ælam, dicit Dom.
50- 2 Annuntiate in gentibus, et auditum facite
- 6 Grex perditus factus est populus meus
Feceruntque vagari in montibus
-15 Ultionem accipite de ea; sicut fecit, facite ei
-21 Et fac juxta omnia quæ præcepi tibi
-29 Juxta omnia quæ fecit, facite illi
-44 Quia subito currere faciam eum ad illam
51-12 Et fecit quæcumque locutus est
-15 Qui fecit terram in fortitudine sua
-16 Qui levat nubes... fulgura in pluviam fecit
-17 Stultus factus est omnis homo a scientia
-19 Quia qui fecit omnia, ipse est
-24 Omne malum suum quod fecerunt in Sion
-30 Et facti sunt quasi mulieres
-36 Et desertum faciam mare ejus
-41 Quomodo facta est in stuporem Babylon
-43 Factæ sunt civitates ejus in stuporem
-49 Et quomodo fecit Babylon ut caderent
52- 2 Fecit malum in oculis Domini, juxta omnia quæ fecerat Joakim
- 4 Factum est a. in anno nono regni ejus
-20 Sub basibus, quas fecerat rex Salomon
-31 Et factum est in trigesimo septimo anno
Præf. in Thr. Et factum est, postquam in captivitatem redactus est Israël
Thren. 1- 1 Facta est quasi vidua domina gentium; princeps provinciarum facta est sub tributo
- 2 Spreverunt eam, et facti sunt ei inimici
- 5 Facti sunt hostes ejus in capite
- 6 Facti sunt principes ejus velut arietes
- 8 Peccavit Jeru., propterea instabilis facta est
-11 Et considera, quoniam facta sum vilis
-16 Quia longe factus est a me consolator
Facti sunt filii mei perditi, quoniam invaluit inimicus
-17 Facta est Jerus. quasi polluta menstruis
-21 Lætati sunt, quoniam tu fecisti : adduxisti diem consolationis, et fient similes mei
2- 5 Factus est Dominus velut inimicus
-17 Fecit Dominus quæ cogitavit
3- 4 Vetustam fecit pellem meam et carnem
-10 Ursus insidians factus est mihi
-14 Factus sum in derisum omni populo meo
-37 Quis est iste qui dixit ut fieret
-47 Formido et laqueus facta est nobis vaticinatio
4- 8 Aruit, et facta est quasi lignum
-10 Facti sunt cibus earum, in contritione
5- 3 Pupilli facti sumus absque patre
-17 Propterea mœstum factum est cor nostrum
Baruc. 1- 8 Vasa argentea quæ fecit Sedecias filius Josiæ
-10 Et facite manna, et offerte pro peccato
-22 Facientes mala ante oculos Dom. Dei nostri
2- 2 Mala magna quæ non sunt facta sub cœlo, quemadmodum facta sunt in Jerusalem
- 5 Et facti sumus subtus, et non supra
-11 Et fecisti tibi nomen sicut est dies iste
-21 Et opera facite regi Babylonis
-22 Defectionem vestram faciam de civitatibus Juda
-27 Et fecisti in nobis, Domine Deus noster
3-21 A facie ipsorum longe facta est
-35 Luxerunt ei cum jucunditate, qui fecit illas
4- 7 Exacerbastis enim eum qui fecit vos
6-20 Nigræ fiunt facies eorum a fumo
-44 Omnia a. quæ illis fiunt, falsa sunt
-45 A fabris autem et ab aurificibus facta sunt
-46 Artifices etiam ipsi qui ea faciunt
-62 Facit quod præceptum est ei
-63 Non possunt... neque quidquam facere hominibus
Ezech. 1- 1 Et factum est in trigesimo anno, in quarto
- 3 Factum est verbum Domini ad Ezechielem
Et facta est super eum ibi manus Domini
-25 Nam cum fieret vox super firmamentum

Ezech. 3- 3 Et factum est in ore meo sicut mel dulce
-16 Factum est verbum Domini ad me, dicens
-20 Si conversus justus a justitia sua fuerit, et fecerit iniquitatem
Non erunt in memoria justitiæ ejus quas fecit
-22 Et facta est super me manus Domini
-26 Linguam tuam adhærere faciam palato tuo
4- 9 Et facies tibi panes numero dierum
-15 Et facies panem tuum in eo
5- 7 Non ambulastis, et judicia mea non fecistis
- 8 Ipse ego faciam in medio tui judicia
- 9 Et faciam in te quod non feci
Et quibus similia ultra non faciam
-10 Et faciam in te judicia, et ventilabo
-13 Et requiescere faciam indignationem meam
-15 Cum fecero in te judicia in furore
6- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 9 Super malis quæ fecerunt in universis abominationibus suis
-10 Non frustra locutus sum, ut facerem eis malum hoc
-14 Et faciam terram desolatam et destitutam
7- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-19 Quia scandalum iniquitatis eor. factum est
-20 Imagines... simulacrorum fecerunt ex eo
-23 Fac conclusionem : quoniam terra plena est judicio
-24 Et quiescere faciam superbiam potentium
-27 Secundum viam eorum faciam eis
8- 1 Et factum est in anno sexto, in sexto mense
- 6 Vides tu quid isti faciunt, abominationes
Quas domus Isr. facit hic, ut procul recedam
- 9 Vide abominationes pessimas quas isti faciunt hic
-12 Quæ seniores domus Isr. faciunt in tenebris
-13 Videbis abominationes majores quas isti faciunt
-17 Ut facerent abominationes istas quas fecerunt hic
-18 Ergo et ego faciam in furore : non parcet oculus meus
9- 4 Super cunctis abominationibus quæ fiunt in medio ejus
-11 Dicens : Feci sicut præcepisti mihi
11- 9 Daboque vos... et faciam in vobis judicia
-12 Et judicia mea non fecistis
-13 Et factum est, cum prophetarem
Consummationem tu facis reliquiarum Isr.
-14 Factum est verbum Domini ad me, dicens
-20 Judicia mea custodiant, faciantque ea
12- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 3 Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis
- 7 Feci ergo sicut præceperat mihi Dominus
- 8 Et factus est sermo Domini mane ad me
- 9 Numq. non dixerunt ad te... Quid tu facis?
-11 Ego portentum vestrum : quomodo feci, sic fiet illis
-21 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-23 Quiescere faciam proverbium istud
-25 Quodcumque locutus fuero verbum, fiet
Loquar verbum, et faciam illud, dicit Dominus
-26 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
13- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-13 Et erumpere faciam spiritum tempestatum
-18 Et faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis
-22 Pro eo quod mœrere fecistis cor justi
14- 2 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 8 Faciam eum in exemplum et in proverbium
-23 Cognoscetis quod non frustra fecerim omnia quæ feci in ea, ait Dominus Deus
15- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis
- 3 Numquid tolletur de ea lignum, ut fiat opus
- 5 Nihil ex eo fiet operis?
16- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 2 Fili hominis, notas fac Jerusalem abominationes suas
- 5 Ut faceret tibi unum de his, misertus tui
- 8 Ait Dominus Deus, et facta es mihi
-13 Et decora facta es vehementer nimis
-15 Exposuisti... omni transeunti, ut ejus fieres
-16 Sumens de vestimentis tuis, fecisti tibi excelsa
Et fornicata es... sicut non est factum
-17 Et fecisti tibi imagines masculinas
-19 Et factum est, ait Dominus Deus
-24 Et fecisti tibi prostibulum in cunctis plateis
-25 Et abominabilem fecisti decorem tuum
-30 Cum facias omnia hæc opera mulieris meretricis
-31 Et excelsum tuum fecisti in omni platea

Ezech. 16-31 Nec facta es quasi meretrix fastidio augens pretium
-34 Factumque est in te contra consuetudinem
Factum est in te contrarium
-41 Et facient in te judicia in oculis mulierum
-43 Ait Dom. Deus, et non feci juxta scelera tua
-47 Neque secundum scelera earum fecisti
Pene sceleratiora fecisti illis in omnibus viis
-48 Quia non fecit Sodoma soror tua ipsa, et filiæ ejus, sicut fecisti tu, et filiæ tuæ
-50 Et fecerunt abominationes coram me
-54 Et confundaris in omnibus quæ fecisti
-59 Et faciam tibi, sicut despexisti juramentum, ut irritum faceres pactum
-63 Cum placatus tibi fuero in omnibus quæ fecisti
17- 1 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
- 6 Facta est ergo vinea, et fructificavit
- 7 Et facta est aquila altera grandis, magnis alis
- 8 Ut faciat frondes, et portet fructum
-11 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-15 Vel consequetur salutem qui fecit hæc?
-16 Cujus fecit irritum juramentum, et solvit pactum
-17 Neque... faciet contra eum Pharao prælium
-18 Et cum omnia hæc fecerit, non effugiet
-23 Et faciet fructum, et erit in cedrum magnam
-24 Et frondere feci lignum aridum
Ego Dominus locutus sum, et feci
18- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 5 Vir si fuerit justus, et fecerit judicium
- 8 Judicium verum fecerit inter virum et virum
- 9 Et judicia mea custodierit ut faciat veritatem
-10 Quod si... et fecerit unum de istis
-11 Et hæc quidem omnia non facientem
-12 Et ad idola... abominationem facientem
-13 Non vivet: cum universa hæc detestanda fecerit
-14 Videns omnia peccata patris sui quæ fecit,
-17 Judicia mea fecerit, in præceptis meis ambulaverit
-18 Et vim fecit fratri, et malum operatus est
-19 Præcepta mea custodivit, et fecit illa
-21 Si...fecerit judicium et justitiam, vita vivet
-24 Si autem... fecerit iniquitatem
Omnes justitiæ ejus quas fecerat, non recordabuntur
-26 Cum enim.. et fecerit iniquitatem, morietur
-27 Et cum... fecerit judicium et justitiam
-31 Et facite vobis cor novum et spiritum novum
19- 3 Eduxit unum de leunculis s., et leo factus est
- 6 Et factus est leo, et didicit prædam capere
- 7 Didicit viduas facere, et civitates eorum in desertum adducere
-11 Factæ sunt ei virgæ solidæ in sceptra dominantium
20- 1 Et factum est in anno septimo, in quinto
- 2 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 9 Et feci propter nomen meum
-11 Quæ faciens homo, vivet in eis
-13 Quæ faciens homo, vivet in eis
-14 Et feci propter nomen meum
-19 Judicia mea custodite, et facite ea
-21 Judicia mea non custodierunt ut facerent ea
Quæ cum fecerit homo, vivet in eis
-22 Averti autem manum meam, et feci propter nomen meum
-24 Eo quod judicia mea non fecissent
-32 Neque cogitatio mentis vestræ fiet
-43 In omnibus malitiis vestris quas fecistis
-45 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
21- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 7 Ecce venit, et fiet, ait Dominus Deus
- 8 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-12 Quia hic factus est in populo meo
-14 Hic est gladius... qui obstupescere eos facit
-18 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-22 Ad dexteram ejus facta est divinatio
-27 Iniquitatem ponam eam: et hoc non factum est
22- 1 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
- 3 Et quæ fecit idola contra semetipsam
- 4 Et in idolis tuis quæ fecisti, polluta es
Et appropinquare fecisti dies tuos
-13 Super avaritiam tuam quam fecisti
-14 In diebus quos ego faciam tibi
Ego Dominus locutus sum, et faciam
-15 Et deficere faciam immunditiam tuam a te
-17 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-18 Scoria argenti facti sunt
-23 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
23- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-10 Et factæ sunt famosæ mulieres
-27 Requiescere faciam scelus tuum de te
-30 Fecerunt hæc tibi, quia fornicata es

Ezech. 23-38 Sed et hoc fecerunt mihi
-39 Etiam hæc fecerunt in medio domus meæ
-48 Et discent omnes mulieres ne faciant secundum scelus earum
24- 1 Factum est verbum Domini ad me... dicens
- 9 Cujus ego grandem faciam pyram
-13 Donec quiescere faciam indignationem m.
-14 Ego Dominus locutus sum: Veniet, et faciam
-15 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-17 Mortuorum luctum non facies
-18 Fecique mane sicut præceperat mihi
-19 Quare non indicas nobis quid ista significent quæ tu facis?
-20 Sermo Domini factus est ad me, dicens
-22 Et facietis sicut feci
-24 Juxta omnia quæ fecit, facietis cum venerit
25- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-11 Et in Moab faciam judicia
-12 Pro eo quod fecit Idumæa ultionem
-13 Et faciam eam desertam ab Austro
-14 Et facient in Edom juxta iram meam
-15 Pro eo quod fecerunt Palæstini vindictam
-17 Faciamque in eis ultiones magnas
26- 1 Factum est in undecimo anno, prima mensis
Factus est sermo Domini ad me, dicens
- 3 Et ascendere faciam ad te gentes multas
-13 Quiescere faciam multitudinem canticorum
27- 1 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
- 5 De Libano tulerunt ut facerent tibi malum
- 6 Transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico
- 7 Facta sunt operimentum tuum
- 8 Tyre, facti sunt gubernatores tui
28- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
- 4 Et prudentia tua fecisti tibi fortitudinem
-11 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-19 Nihili factus es, et non eris in perpetuum
-20 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-22 Quia ego Dominus, cum fecero in ea judicia
-26 Cum fecero judicia in omnibus
29- 1 Factum est verbum Domini ad me, dicens
- 3 Meus est fluvius, et ego feci memetipsum
- 9 Fluvius meus est, et ego feci eum
-17 Et factum est in vigesimo et septimo anno
Factum est verbum Domini ad me, dicens
-18 Rex Babylonis servire fecit exercitum suum
30- 1 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-10 Cessare faciam multitudinem Ægypti
-12 Et faciam alveos fluminum aridos
-13 Et cessare faciam idola de Memphis
-14 Et faciam judicia in Alexandria
-19 Et judicia faciam in Ægypto
-20 Et factum est in undecimo anno
Factum est verbum Domini ad me, dicens
31- 1 Et factum est in anno undecimo, tertio mense
Factum est verbum Domini ad me, dicens
- 2 Cui similis factus es in magnitudine tua?
- 6 In ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia
- 9 Quoniam speciosum feci eum, et multis
-11 Faciens, faciet ei: juxta impietatem ej. ejeci
32- 1 Et factum est, duodecimo anno
Factum est verbum Domini ad me, dicens
- 4 Et habitare faciam super te omnia volatilia
- 7 Et nigrescere faciam stellas ejus
- 8 Luminaria cœli mœrere faciam super te
-10 Et stupescere faciam super te populos
-17 Et factum est in duodecimo anno
Factum est verbum Domini ad me, dicens
-23 Et facta est multitudo ejus per gyrum
-27 Terror fortium facti sunt in terra viventium
33- 1 Factum est verbum Domini ad me, dicens
-13 Et confisus in justitia sua fecerit iniquitatem
-14 Feceritque judicium et justitiam
-15 Nec fecerit quidquam injustum, vita vivet
-16 Judicium et justitiam fecit, vita vivet
-18 Feceritque iniquitates, morietur in eis
-19 Feceritque judicium et justitiam, vivet in eis
-21 Factum est in duodecimo anno
-22 Manus autem Domini facta fuerat ad me
-23 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-26 Fecistis abominationes, et unusquisque
-31 Audiunt sermones tuos, et non faciunt eos
-32 Et audiunt verba tua, et non faciunt ea
34- 1 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
- 5 Et factæ sunt in devorationem omnium best.
- 8 Eo quod facti sunt greges mei in rapinam
-10 Et cessare faciam eos ut ultra non pascant
-15 Oves meas, et ego eas accubare faciam
-25 Et faciam cum eis pactum pacis, et cessare faciam bestias pessimas de terra
35- 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-11 Quia faciam juxta iram tuam, et secundum zelum tuum quem fecisti, odio habens eos
-15 Eo quod fuerit dissipata, sic faciam tibi
36- 3 Et facti in hæreditatem reliquis gentibus
-11 Et habitare vos faciam sicut a principio

Ezech. 36-15 Nec auditam faciam in te amplius confus.
-16 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-17 Facta est via eorum coram me
-22 Non propter vos ego faciam, domus Israël
-27 Et faciam ut in præceptis meis ambuletis
-32 Non propter vos ego faciam, ait Dominus
-33 Et inhabitari fecero urbes, et instauravero
-35 Terra illa inculta facta est ut hortus volupt.
-36 Ego Dominus locutus sim, et fecerim
-37 Invenient me domus Israel, ut faciam eis
37- 1 Facta est super me manus Domini
- 6 Et succrescere faciam super vos carnes
- 7 Factus est autem sonitus, prophetante me
-14 Requiescere vos faciam super humum vestram: et scietis quia ego Dominus locutus sum, et feci
-15 Et factus est sermo Domini ad me, dicens
-19 Et faciam eas in lignum unum
-22 Faciam eos in gentem unam in terra
-23 Et salvos eos faciam de universis sedibus
-24 Et mandata mea custodient, et facient ea
38- 1 Factus est sermo Domini ad me, dicens
39- 2 Et ascendere te faciam de lateribus Aquilonis
- 7 Nomen sanctum meum notum faciam
- 8 Ecce venit, et factum est, ait Dominus
-11 Quæ obstupescere faciet prætereuntes
-21 Videbunt... judicium meum quod fecerim
-24 Juxta immunditiam eorum et scelus, feci eis
40- 1 Facta est super me manus Domini
-14 Et fecit frontes per sexaginta cubitos
43- 8 Polluerunt nomen sanctum meum in abominationibus quas fecerunt
-11 Et erubescant ex omnibus quæ fecerunt
Ut custodiant.. præcepta illius, et faciant ea
-25 Septem diebus facies hircum pro peccato
-27 Facient sacerdotes super altare holocausta
44-12 Facti sunt domui Israel in offendiculum
-13 Portabunt... et scelera sua quæ fecerunt
-14 Et in universis quæ fient in ea
45- 9 Intermittite, et judicium et justitiam facite
-12 Et viginti quinque sicli, et quindecim sicli, mnam faciunt
-17 Ipse faciet pro peccato sacrificium
-20 Sic facies in septima mensis pro unoquoque
-22 Et faciet princeps in die illa pro se
-23 Faciet holocaustum Domino septem vitulos
-24 Per vitulum, et ephi per arietem faciet
-25 Faciet sicut supra dicta sunt per septem dies
46- 1 Erit clausa sex diebus in quibus opus fit
- 2 Et facient sacerdotes holocaustum ejus
- 7 Ephi quoque per arietem faciet sacrificium
-12 Cum a. fecerit princeps spontaneum holocaustum
Et faciet holocaustum suum et pacifica sua, sicut fieri solet in die sabbati
-13 Agnum ejusdem anni immaculatum faciet holocaustum quotidie Domino
Semper mane faciet illud
-14 Et faciet sacrificium super eo cata mane
-15 Faciet agnum, et sacrificium, et oleum
Dan. 1-13 Et sicut videris, facies cum servis tuis
2-30 Sed ut interpretatio regi manifesta fieret
-35 Factus est mons magnus, et implevit universam terram
3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream
-15 Prosternite vos, et adorate statuam quam feci
-27 Justus es in omnibus quæ fecisti nobis
-28 Judicia enim vera fecisti juxta omnia
-30 Nec fecimus sicut præceperas nobis
-31 Et universa quæ fecisti nobis, in vero judicio fecisti
-33 Confusio et opprobrium facti sumus servis
-40 Sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo
-42 Sed fac nobiscum juxta mansuetudinem tuam
-50 Fecit medium fornacis quasi ventum roris
-88 Et salvos fecit de manu mortis
-99 Et mirabilia fecit apud me Deus excelsus
4-32 Juxta voluntatem enim suam facit
Non est qui... et dicat ei: Quare fecisti?
5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium
- 7 Et interpretationem ejus manifestam mihi fecerit
6-10 Confitebaturque coram Deo suo, sicut et ante facere consueverat
-17 Obsignavit rex... ne quid fieret contra Danielem
-22 Sed et coram te, rex, delictum non feci
-27 Faciens signa, et mirabilia in cœlo et in terra
7-21 Cornu illud faciebat bellum adversus sanctos, et prævalevat eis
8- 4 Fecitque secundum voluntatem suam
- 8 Hircus a. caprarum magnus factus est nimis

Dan. 8- 9 Et factum est grande contra Meridiem
-12 Prosternetur veritas in terra, et faciet
-13 Et peccatum desolationis quæ facta est
-15 Factum est a. cum viderem ego Daniel visionem
-16 Gabriel, fac intelligere istum visionem
-24 Universa vastabit, et prosperabitur, et faciet
-27 Faciebam opera regis, et stupebam
9- 2 De quo factus est sermo Domini ad Jerem.
- 5 Peccavimus, iniquitatem fecimus
-12 Secundum quod factum est in Jerusalem
-14 In omnibus operibus suis quæ fecit
-15 Et fecisti tibi nomen secundum diem hanc : Peccavimus, iniquitatem fecimus
-19 Attende et fac : ne moreris propter temetipsum
11- 3 Et faciet quod placuerit ei
- 6 Veniet ad regem Aquilonis facere amicitiam
-16 Et faciet veniens super eum juxta placitum
-17 Et recta faciet cum eo
-18 Cessare faciet principem opprobrii sui
-23 Et post amicitias cum eo faciet dolum
-24 Et faciet quæ non fecerunt patres ejus
-28 Et faciet, et revertetur in terram suam
-30 Indignabitur contra testamentum sanctuarii, et faciet
-32 Populus autem... obtinebit, et faciet
-36 Et faciet juxta voluntatem suam rex
-39 Et faciet ut muniat Maozim cum deo alieno
13-15 Factum est a., cum observarent diem aptum
-18 Et fecerunt sicut præceperat : clauseruntq.
-27 Et facta est dies crastina
-42 Cognitor, qui nosti omnia antequam fiant
-43 Ecce morior, cum nihil horum fecerim
-57 Sic faciebatis filiabus Israël
-61 Feceruntque eis sicut male egerant
-62 Ut facerent secundum legem Moysi
-64 Daniel a. factus est magnus in conspectu populi
14- 8 Dixit Daniel regi : Fiat juxta verbum tuum
-12 Fecerant sub mensa absconditum introitum
-13 Factum est igitur, postquam egressi sunt
-26 Fecitque massas, et dedit in os draconis
-27 Dixerunt : Judæus factus est rex
-42 Ipse est salvator, faciens signa et mirabilia
Osee. 1- 1 Verbum Domini quod factum est ad Osee
- 2 Et fac tibi filios fornicationum
- 4 Et quiescere faciam regnum domus Israël
2- 8 Et argentum multiplicavi ei, et aurum, quæ fecerunt Baal
-11 Et cessare faciam omne gaudium ejus
-18 Et dormire eos faciam fiducialiter
4- 5 Nocte tacere feci matrem tuam
5- 1 Quoniam laqueus facti estis speculationi
-10 Facti sunt principes Juda quasi assumentes
6- 4 Quid faciam tibi, Ephraim? quid faciam tibi, Juda?
7- 2 Adinventiones suæ, coram facie mea factæ sunt
- 8 Ephraim factus est subcinericius panis
-11 Factus est Ephraïm quasi columba seducta
-16 Facti sunt quasi arcus dolosus
8- 4 Aurum s. fecerunt sibi idola, ut interirent
- 6 Artifex fecit illum, et non est Deus
- 7 Germen non faciet farinam : quod et si fecerit, alieni comedent eam
- 8 Factus est in nationibus quasi vas immundum
-11 Factæ sunt ei aræ in delictum
9- 5 Quid facietis in die solemni, in die festivit.
- 8 Propheta laqueus ruinæ factus est super omnes vias ejus
-10 Facti sunt abominabiles sicut ea quæ dilexerunt
-12 Absque liberis eos faciam in hominibus
-16 Radix eorum exsiccata est : fructum nequaquam facient
10- 3 Et rex quid faciet nobis?
- 7 Transire fecit Samaria regem suum
-15 Sic fecit vobis Bethel, a facie malitiæ
11- 9 Non faciam furorem iræ meæ
12- 9 Adhuc sedere te faciam in tabernaculis
13- 2 Feceruntque sibi conflatile de argento
Joel. 1- 1 Verbum Domini quod factum est ad Joël
- 2 Si factum est istud in diebus vestris
- 7 Et projecit : albi facti sunt rami ejus
2-11 Quia fortia et facientia verbum ejus
-20 Eum qui ab Aquilone est, procul faciam a vobis
-21 Quoniam magnificavit Dominus ut faceret
-23 Descendere faciet ad vos imbrem matutinum
-26 Dei vestri, qui fecit mirabilia vobiscum
3- 6 Ut longe faceretis eos de finibus suis

Joel. 3-11 Ibi occumbere faciet Dominus robustos t.
Amos. 2-10 Qui ascendere vos feci de terra Ægypti
3- 6 Malum in civitate quod Dom. non fecerit
- 7 Quia non facit Dominus Deus verbum
- 9 Auditum facite in ædibus Azoti
-10 Et nescierunt facere rectum, dicit Dom.
4- 1 Quæ calumniam facitis egenis
-10 Ascendere feci putredinem castrorum
-11 Facti estis quasi torris raptus ab incendio
-12 Quapropter hæc faciam tibi, Israël Postquam autem hæc fecero tibi
-13 Faciens matutinam nebulam, et gradiens
5- 8 Facientem Arcturum et Orionem
-26 Sidus dei vestri, quæ fecistis vobis
-27 Et migrare vos faciam trans Damascum
7- 2 Et factum est : cum consummasset comedere
8- 4 Et deficere facitis egenos terræ
- 9 Tenebrescere faciam terram in die luminis
9- 7 Non Israël ascendere feci de terra Ægypti?
-12 Quod invocatum sit nomen meum super eos, dicit Dominus faciens hæc
-14 Et facient hortos, et comedent fructum eor.
Abdiæ. -15 Sicut fecisti, fiet tibi
Jonæ. 1- 1 Factum est verbum Domini ad Jonam
- 4 Et facta est tempestas magna in mari
- 9 Deum cœli ego timeo, qui fecit mare
-10 Et dixerunt ad eum : Quid hoc fecisti?
-11 Et dixerunt ad eum : Quid faciemus tibi?
-14 Quia tu, Domine, sicut voluisti, fecisti
3- 1 Et factum est verbum Domini ad Jonam
-10 Locutus fuerat ut faceret eis, et non fecit
4- 5 Et fecit sibimet umbraculum ibi
-10 Non laborasti, neque fecisti ut cresceret
Mich. 1- 1 Verbum Dom. quod factum ad Michæam
- 8 Faciam planctum velut draconum
2- 1 In luce matutina faciunt illud
5-12 Et perire faciam sculptilia tua
-14 Faciam in furore et in indignatione ultionem
6- 3 Popule meus, quid feci tibi
- 8 Utique facere judicium, et diligere miseric.
7- 1 Quia factus sum sicut qui colligit
- 6 Quia filius contumeliam facit patri
- 9 Donec... et faciat judicium meum
-11 In die illa longe fiet lex
Nahum. 1- 3 Et mundans non faciet innocentem
- 8 Consummationem faciet loci ejus
- 9 Consummationem ipse faciet
3-16 Plures fecisti negotiationes tuas
Habac. 1- 3 Et factum est judicium
- 5 Quia opus factum est in diebus vestris
-14 Et facies homines quasi pisces maris
2- 3 Si moram fecerit, expecta illum
-18 Fictor ejus, ut faceret simulacra muta
3- 2 In medio annorum notum facies
-15 Viam fecisti in mari equis tuis
Soph. 1- 1 Verbum Domini quod factum est ad Sophoniam
-12 Non faciet bene Dom., et non faciet male
-18 Consummationem cum festinatione faciet
2-15 Quomodo facta est in desertum cubile bestiæ?
3- 5 In medio ejus non faciet iniquitatem
- 6 Desertas feci vias eorum
-13 Reliquiæ Israël non facient iniquitatem
Aggæi. 1- 1 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 3 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 9 Respexistis ad amplius, et ecce factum est minus
-14 Et faciebant opus in domo Domini
2- 2 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 5 Et facite, quoniam ego vobiscum sum
-11 Factum est verbum Domini ad Aggæum
-17 Cum accederetis... et fierent decem Ut exprimeretis quinquaginta lagenas, et fiebant viginti
-21 Factum est verbum Domini secundo ad Aggæum
Zach. 1- 1 Factum est verbum Domini ad Zachariam
- 6 Sicut cogitavit Dom. exercituum facere nobis Secundum adinventiones nostras fecit nobis
- 7 Factum est verbum Domini ad Zachariam
-21 Et dixi : Quid isti veniunt facere?
4- 8 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
6- 8 Requiescere fecerunt spiritum meum in terra Aquilonis
- 9 Et factum est verbum Domini ad me, dicens
-11 Et facies coronas, et pones in capite Jesu
7- 1 Et factum est in anno quarto Darii regis Factum est verbum Domini ad Zachariam
- 3 Sanctificare me debeo, sicut jam feci
- 4 Factum est verbum Domini exercit. ad me
- 8 Factum est verbum Domini ad Zachariam
- 9 Et misericordiam et miserationes facite
-12 Et facta est indignatio magna a Domino
-13 Factum est sic. locutus est, et non audierunt

Zach. 8- 1 Et factum est verbum Domini exercituum
-11 Non juxta dies priores ego faciam
-12 Et possidere faciam reliquias populi hujus
-16 Hæc sunt ergo verba quæ facietis
-18 Et factum est verbum Domini exercit. ad me
10- 1 Dom. faciet nives, et pluviam imbris dabit
11- 5 Benedictus Dominus, divites facti sumus
-10 Ut irritum facerem fœdus meum
Malac. 1- 9 (De manu enim vestra factum est hoc)
-14 Votum faciens immolat debile Domino
2- 8 Irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus
-11 Et abominatio facta est in Israël
-12 Disperdet Dominus virum qui fecerit hoc
-13 Et hoc rursum fecistis, operiebatis lacrymis
-15 Nonne unus fecit, et residuum spiritus ejus
-17 Laborare fecistis Dominum in sermonibus Dixistis : In quo eum fecimus laborare? Omnis qui facit malum, bonus est
3-15 Ædificati sunt facientes impietatem Et tentaverunt Deum, et salvi facti sunt
-17 In die qua ego facio, in peculium
4- 1 Et omnes facientes impietatem, stipula
- 3 In die qua ego facio, dicit Dominus exercit.
1 Mac. 1- 1 Et factum est, postquam percussit Alexander
- 5 Et facti sunt illi in tributum
-14 Ut facerent justitiam Gentium
-16 Et fecerunt sibi præputia, et recesserunt Et venundati sunt ut facerent malum
-25 Et fecit cædem hominum, et locutus est
-26 Et factus est planctus magnus in Israël
-35 Et turribus firmis, et facta est illis in arcem
-37 Et facti sunt in laqueum magnum
-38 Et factum est hoc ad insidias sanctificationi
-40 Et facta est habitatio exterorum, et facta est extera semini suo
-47 Prohiberent..placationes fieri in templo Dei
-52 Quicumque non fecissent secundum verbum
-53 Præposuit principes populo, qui hæc fieri cogerent
-55 Et fecerunt mala super terram
-61 In virtute sua faciebant hæc populo Israël
-67 Et facta est ira magna super populum
2- 6 Hi viderunt mala quæ fiebant in populo Juda
- 8 Sancta in manu extraneorum facta sunt
-11 Quæ erat libera, facta est ancilla
-18 Ergo accede prior, et fac jussum regis Sicut fecerunt omnes gentes, et viri Juda
-26 Sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi
-33 Exite, et facite secundum verbum regis
-34 Non exibimus, neque faciemus verbum regis
-40 Dixit vir proximo suo : Si omnes fecerimus sicut fratres nostri fecerunt
-43 Et facti sunt illis ad firmamentum
-51 Mementote operum patrum, quæ fecerunt in generationibus suis
-53 Custodivit mandatum, et factus est dominus Ægypti
-55 Jesus... factus est dux in Israël
3- 4 Similis factus est leoni in operibus suis
-14 Faciam mihi nomen, et glorificabor in regno
-15 Ut facerent vindictam in filios Israël
-29 Et plagam quam fecit in terra
-42 Quæ mandavit populo facere in interitum
-50 Quid faciemus istis, et quo eos ducemus?
-51 Et sacerdotes tui facti sunt in luctum
-60 Sicut a. fuerit voluntas in cœlo, sic fiat
4- 6 Et cum dies factus esset, apparuit Judas
- 9 Mementote qualiter salvi facti sunt patres
-20 Fumus enim qui videbatur, declarabat quod factum est
-25 Et facta est salus magna in Israël in die illa
-44 Et cogitavit... quid de eo faceret
-49 Et fecerunt vasa sancta nova
-51 Consummaverunt omnia opera quæ fecerant
-53 Super altare holocaustorum novum quod fecerunt
-56 Et fecerunt dedicationem altaris
-58 Et facta est lætitia in populo magna valde
-60 Et conculcarent eum, sicut antea fecerunt
5- 1 Factum est, ut audierunt gentes in circuitu
-16 Convenit ecclesia magna cogitare quid facerent fratribus suis
-30 Factum est diluculo, cum elevassent oculos
-56 Res bene gestas, et prælia quæ facta sunt
-57 Et dixit : Faciamus et ipsi nobis nomen
-60 Et facta est fuga magna in populo
-61 Existimantes fortiter se facturos
-62 Per quos salus facta est in Israël
-67 Ceciderunt sacerdotes... dum volunt fortiter facere
6- 8 Et factum est ut audivit rex sermones istos Quia non factum est ei sicut cogitabat
-12 Reminiscor malorum quæ feci in Jerus.
-20 Et fecerunt balistas et machinas

1 *Mac.* 6-22 Quousque non facis judicium, et vindicas fratres
-27 Majora quam hæc facient, et non poteris obtinere eos
-31 Pugnaverunt dies multos, et fecerunt machinas
-49 Fecit pacem cum his qui erant in Bethsura
-52 Fecerunt autem et ipsi machinas
-58 Et faciamus cum illis pacem, et cum omni gente eorum
-59 Irati sunt, et fecerunt omnia hæc
-60 Et misit ad eos pacem facere, et receperunt
7- 2 Et factum est, ut ingressus est domum regni
- 5 Et Alcimus dux eorum, qui volebat fieri sacerdos
- 7 Videat exterminium omne quod fecit nobis
- 9 Ut videret exterminium quod fecit Judas
Et mandavit ei facere ultionem in filios Isr.
-22 Et fecerunt plagam magnam in Israël
-23 Et vidit Judas omnia mala quæ fecit Alcimus
-24 Et fecit vindictam in viros desertores
-38 Fac vindictam in homine isto, et exercitu
8- 2 Et virtutes bonas, quas fecerunt in Galatia
- 3 Et quanta fecerunt in regione Hispaniæ
-15 Et quia curiam fecerunt sibi, et quotidie consulebant
-30 Facient ex proposito suo
-31 De malis quæ Demetrius rex fecit in eos, scripsimus ei
-32 Adversum te faciemus illis judicium
9-10 Et ait Judas: Absit istam rem facere
-21 Qui salvum faciebat populum Israël
-22 Et virtutum quas fecit, et magnitudinis ejus
-23 Et factum est: post obitum Judæ emerserunt iniqui
-24 In diebus illis facta est fames magna valde
-27 Et facta est tribulatio magna in Israël
-37 Quia filii Jambri faciunt nuptias magnas
-64 Oppugnavit eam dies multos, et fecit machinas
-71 Libenter accepit, et fecit secundum verba ej.
Et juravit se nihil facturum ei mali omnibus
10- 4 Anticipemus facere pacem cum eo
Priusquam faciat cum Alexandro adversum nos
- 5 Recordabitur enim quæ fecimus in eum
-11 Dixit facientibus opera ut extruerent muros
Et ita fecerunt
-15 Narraverunt ei prælia, et virtutes, quas ipse fecit
-16 Et nunc faciemus eum amicum, et socium
-21 Congregavit exercitum, et fecit arma copiosa
-23 Quid hoc fecimus, quod præoccupavit nos
-27 Retribuemus vobis bona pro his quæ fecistis nobiscum
-46 Recordati sunt malitiæ magnæ, quam fecerat in Israël
-56 Et nunc faciam tibi quod scripsisti
-58 Et fecit nuptias ejus Ptolemaïdæ, sicut reges
-62 Jussit... indui eum purpura: et ita fecerunt
-64 Et factum est, ut viderunt qui interpellabant gloriam ejus
-70 Ego autem factus sum in derisum et in opprobrium
-78 Et abiit Azotum tanquam iter faciens
-88 Factum est: ut audivit Alexander rex sermones istos
11- 4 Tumulos quos fecerant secus viam
- 5 Et narraverunt regi quia hæc fecit Jonathas
Ut invidiam facerent ei: et tacuit rex
-20 Et fecerunt contra eam machinas multas.
-26 Et fecit ei rex, sicut fecerant ei qui ante eum fuerant
-27 Et fecit eum principem amicorum
-28 Postulavit... ut immunem faceret Judæam
-37 Nunc ergo curate facere horum exemplum
-40 Et enuntiavit ei quanta fecit Demetrius
-42 Non hæc tantum faciam tibi, et genti tuæ
-43 Nunc ergo recte feceris, si miseris in auxilium mihi viros
-51 Et projecerunt arma sua, et fecerunt pacem
12-46 Et credidit ei, et fecit sicut dixit
13- 3 Vos scitis quanta... fecimus pro legibus
- 9 Omnia quæcumque dixeris nobis, faciemus
-30 Hoc est sepulcrum quod fecit in Modin
-31 Tryphon a. cum iter faceret cum Antiocho
-32 Et fecit plagam magnam in terra
-34 Et misit... ut faceret remissionem regioni
-37 Et parati sumus facere vobiscum pacem magnam
-43 Et fecit machinas, et applicuit ad civitatem
-44 Et factus est motus magnus in civitate
-48 Collocavit in ea viros qui legem facerent
Et munivit eam, et fecit sibi habitationem

1 *Mac.* 14- 5 Et fecit introitum in insulis maris
-11 Fecit pacem super terram, et lætatus est Israël
-17 Ut audierunt a. quod Simon... factus esset summus sacerdos
-18 Societatem quam fecerant cum Juda
-28 Nota facta sunt hæc
Quoniam frequenter facta sunt prælia in regione nostra
-30 Et factus est illis sacerdos magnus
-35 Et gloriam quam cogitabat facere genti suæ
Eo quod ipse fecerat hæc omnia
-39 Secundum hæc fecit eum amicum suum
-44 Ne liceat... irritum facere aliquid horum
-45 Qui autem fecerit extra hæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit
-46 Complacuit omni populo.. facere secundum verba ista
15- 3 Et electam feci multitudinem exercitus
Et feci naves bellicas
- 6 Et permitto tibi facere percussuram proprii
-25 Admovens ei semper manus, et machinas faciens
-29 Et fecistis plagam magnam in terra
-35 Ipsi faciebant in populo plagam magnam
16- 1 Nuntiavit Simoni patri suo quæ fecit Cendebæus
-15 Et fecit eis convivium magnum
-17 Et fecit deceptionem magnam in Israël
-24 Ex quo factus est princeps sacerdotum post patrem suum
2 *Mac.* 1- 3 Et faciatis ejus voluntatem corde magno
- 4 Adaperiat cor... in præceptis suis, et faciat pacem
-12 Ipse enim ebullire fecit de Perside eos
-18 Facturi igitur quinta et vigesima die mensis
-22 Utque hoc factum est, et tempus affuit
-23 Orationem a. faciebamt omnes sacerdotes
-25 Qui fecisti patres electos, et sanctificasti eos
-28 Et contumeliam facientes in superbia
-32 Quod ut factum est, ex eis flamma accensa est
-34 Rem diligenter examinans, fecit ei templum
Ut probaret quod factum erat
2- 4 Arcam jussit propheta, divino responso ad se facto, comitari secum
- 7 Donec congreget Deus... et propitius fiat
-16 Bene ergo facietis, si egeritis hos dies
-22 De illuminationibus quæ de cœlo factæ sunt ad eos qui pro Judæis fortiter fecerunt
-23 Cum omni tranquillitate propitio facto illis
3- 2 Fiebat ut et ipsi reges et principes
-24 Magnam fecit suæ ostensionis evidentiam
4- 3 Per quosdam... homicidia fierent
-14 Festinarent participes fieri palæstræ
-27 Nihil agebat, cum exactionem faceret Sostratus
5- 3 Et congressiones fieri cominus, et scutorum motus
-13 Fiebant ergo cædes juvenum ac seniorum
-20 Ipse locus particeps factus est populi malorum: postea autem fiet socius bonorum
6-22 Ut, hoc facto, a morte liberaretur
Hanc in eo faciebant humanitatem
7- 5 Et cum jam per omnia inutilis factus esset
- 8 At ille, respondens patria voce, dixit: Non faciam
-16 Cum sis corruptibilis, facis quod vis
-18 Digna admiratione facta sunt in nobis
-24 Affirmabat se divitem et beatum facturum
-25 Suadebat ei ut adolescenti fieret in salutem
-28 Quia ex nihilo fecit illa Deus
-29 Ita fiet, ut non timeas carnificem istum
-31 Inventor omnis malitiæ factus es in Hebræos
-37 Invocans Deum maturius genti nostræ propitium fieri
8-19 De auxiliis Dei, quæ facta sunt erga parentes
-24 Et facto sibi adjutore Omnipotente
Debilem factam fugere compulerunt
-29 Communiter ab omnibus facta obsecratione
-30 Pupillis et viduis, sed et senioribus facientes
9- 4 Congeriem sepulcri Judæorum eam facturum
-14 Ac sepulcrum congestorum faceret
-15 Æquales nunc Atheniensibus facturum pollicetur
10- 3 Et purgato templo, aliud altare fecerunt
- 5 Contigit eadem die purificationem fieri
-12 Propter iniquitatem quæ facta erat in eos
-16 Impetum fecerunt in munitiones Idumæorum
-21 Cum autem Machabæo nuntiatum esset quod factum est
-22 Hos igitur proditores factos interfecit
-38 Qui magna fecit in Israël, et victoriam dedit

2 *Mac.* 11- 2 Existimans se civitatem quidem captam Gentibus habitaculum facturum
-13 Ipse reputans factam erga se diminutionem
-14 Et regem compulsurum amicum fieri
-26 Bene igitur feceris, si miseris ad eos
12- 1 His factis pactionibus, Lysias pergebat ad regem
- 5 Quam crudelitatem... factam ut cognovit
- 8 Pari modo facere habitantibus secum Judæis
-10 Cum... et iter facerent ad Timotheum
-11 Cumque pugna valida fieret
-16 Innumerabiles cædes fecit
-36 Dominum adjutorem et ducem belli fieri
-40 Omnibus ergo manifestum factum est
-41 Judicium Domini, qui occulta fecerat manifesta
-42 Rogaverunt, ut id quod factum erat delictum oblivioni traderetur
Videntes quæ facta sunt pro peccatis eorum
-43 Facta collatione, duodecim millia drachmas
13-12 Omnibus itaque simul id facientibus
-17 Hoc autem factum est die illucescente
-24 Et fecit eum a Ptolemaïde usque ad Gerrenos
14-18 Sanguine judicium facere metuebat
-22 Et congruum colloquium fecerunt
-25 Nuptias fecit: quiete egit, communiterque
-28 Si ea quæ convenerant, irrita faceret
-35 Voluisti templum habitationis tuæ fieri in nobis
-42 Mori potius quam subditus fieri peccatoribus
15- 2 Ne ita ferociter et barbare feceris
- 8 In mente haberent adjutoria sibi facta de cœlo
- 9 Admonens etiam certamina quæ fecerant
-21 Prodigia facientem Dominum invocavit
-29 Facto itaque clamore, et perturbatione excitata
-38 Ego quoque in his faciam finem sermonis
Matth. 1-21 Ipse enim salvum faciet populum suum
-22 Hoc a. totum factum est, ut adimpleretur
-24 Fecit sicut præcepit ei Angelus Domini
3- 3 Rectas facite semitas ejus
- 8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ
-10 Arbor quæ non facit fructum bonum
4- 3 Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant
-19 Et faciam vos fieri piscatores hominum
5-18 Non præteribit a lege, donec omnia fiant
-19 Qui autem fecerit et docuerit, hic magnus
-32 Qui dimiserit uxorem... facit eam mœchari
-36 Quia non potes unum capillum album facere
-45 Solem suum oriri facit super bonos et malos
-46 Nonne et publicani hoc faciunt?
-47 Quid amplius facitis? nonne et Ethnici hoc faciunt?
6- 1 Attendite ne justitiam vestram faciatis
- 2 Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt
- 3 Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua
-10 Fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra
-16 Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes
7-12 Quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis
-17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit
-18 Non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor mala bonos fructus facere
-19 Arbor quæ non facit fructum bonum
-21 Sed qui facit voluntatem Patris mei
-22 Et in nomine tuo virtutes multas fecimus?
-24 Qui audit verba mea hæc, et facit ea
-26 Qui audit verba mea hæc, et non facit ea
-28 Et factum est, cum consummasset Jesus
8- 9 Veni, et venit; et servo meo, Fac hoc, et facit
13 Vade, et sicut credidisti, fiat tibi
-16 Vespere autem facto, obtulerunt ei multos
-24 Et ecce motus magnus factus est in mari
-26 Et facta est tranquillitas magna
9-10 Et factum est discumbente eo in domo
-16 Et pejor scissura fit
-22 Confide, filia; fides tua te salvam fecit
Et salva facta est mulier ex illa hora
-28 Creditis quia hoc possum facere vobis?
-29 Secundum fidem vestram fiat vobis
11- 1 Et factum est, cum consummasset Jesus
-20 In quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus
-21 Quia, si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes, quæ factæ sunt in vobis
-23 Quia, si in Sodomis factæ fuissent virtutes, quæ factæ sunt in te
12- 2 Ecce Discipuli tui faciunt quod non licet facere sabbatis

Matth. 12- 3 Non legistis quid fecerit David quando esuriit
-14 Pharisæi, consilium faciebant adversus eum
-16 Et præcepit eis ne manifestum eum facerent
-33 Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum : aut facite arborem malam, et fructum ejus malum
-45 Fiunt novissima hominis illius pejora prioribus
-50 Quicumq. e. fecerit voluntatem Patris mei
13-21 Facta autem tribulatione et persecutione
-23 Et facit aliud quidem centesimum
-24 Simile factum est regnum cœlorum homini
-26 Cum a. crevisset herba, et fructum fecisset
-28 Et ait illis : Inimicus homo hoc fecit
-32 Et fit arbor, ita ut volucres cœli veniant
-41 Et eos qui faciunt iniquitatem
-53 Et factum est, cum consummasset Jesus
-58 Et non fecit ibi virtutes multas
14-15 Vespere autem facto, accesserunt ad eum
-23 Vespere autem facto, solus erat ibi
-30 Clamavit dicens : Domine, salvum me fac
-36 Et quicumque tetigerunt, salvi facti sunt
15- 6 Et irritum fecistis mandatum Dei
-28 Magna est fides tua : fiat tibi sicut vis
16- 2 Ait illis : Facto vespere dicitis : Serenum erit
-25 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
17- 2 Vestimenta autem ejus facta sunt alba sicut nix
- 4 Si vis, faciamus hic tria tabernacula
-12 Fecerunt in eo quæcumque voluerunt
18-19 Quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo
-31 Videntes autem conservi ejus quæ fiebant
Et venerunt, et narraverunt domino suo omnia quæ facta fuerant
-35 Sic et Pater meus cœlestis faciet vobis
19- 1 Et factum est, cum consummasset Jesus
- 4 Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et fœminam fecit eos?
-12 Et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus
-16 Magister bone, quid boni faciam
-18 Non homicidium facies : Non adulterabis : Non facies furtum
20- 2 Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno
- 5 Exiit circa.. nonam horam : et fecit similiter
- 8 Cum sero autem factum esset
-12 Dicentes : Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti
-13 Dixit : Amice, non facio tibi injuriam
-15 Aut non licet mihi, quod volo, facere?
-26 Sed quicumq. voluerit inter vos major fieri
-32 Et ait : Quid vultis ut faciam vobis?
21- 4 Hoc a. totum factum est, ut adimpleretur
- 6 Euntes a. Discipuli, fecerunt sicut præcepit
- 7 Et eum desuper sedere fecerunt
-13 Vos a. fecistis illam speluncam latronum
-15 Videntes... et Scribæ mirabilia quæ fecit
-21 Non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis, Tolle, et jacta te in mare, fiet
-23 Dicentes : In qua potestate hæc facis?
-24 Ego vobis dicam in qua potestate hæc facio
-27 Nec ego dico vobis in qua potestate hæc facio
-31 Quis ex duobus fecit voluntatem patris?
-36 Iterum misit alios...et fecerunt illis similiter
-40 Dominus vineæ, quid faciet agricolis illis?
-42 Hic factus est in caput anguli? A Domino factum est illud, et est mirabile
-43 Et dabitur genti facienti fructus ejus
22- 2 Simile factum est regnum cœlorum homini regi qui fecit nuptias filio suo
23- 3 Quæcumq. dixerint vobis, servate, et facite : secundum opera vero eorum nolite facere : dicunt enim, et non faciunt
- 5 Omnia vero opera sua faciunt ut videantur
-15 Ut faciatis unum proselytum : et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo quam vos
-23 Hæc oportuit facere, et illa non omittere
-26 Ut fiat id quod deforis est, mundum
24- 6 Oportet enim hæc fieri, sed nondum est finis
-20 Orate a. ut non fiat fuga vestra in hyeme
-21 Qualis non fuit ab initio mundi... neque fiet
-22 Non fieret salva omnis caro
-24 Ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi
-34 Non præteribit... donec omnia hæc fiant
-46 Quem cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem
-48 Moram facit dominus meus venire
25- 5 Moram a. faciente sponso, dormitaverunt
- 6 Media autem nocte clamor factus est
-40 Quandiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis

Matth. 25-45 Quandiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis
26- 1 Et factum est : cum consummasset Jesus sermones
- 2 Scitis quia post biduum Pascha fiet
- 4 Consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent
- 5 Ne forte tumultus fieret in populo
-12 Ad sepeliendum me fecit
-13 Dicetur et quod hæc fecit in memoriam ejus
-18 Apud te facio Pascha cum Discipulis meis
-19 Et fecerunt Discipuli sicut constituit illis
-20 Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim
-42 Non potest hic calix transire nisi bibam illum
-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ, quia sic oportet fieri?
-56 Hoc a. totum factum est, ut adimplerentur
-73 Nam et loquela tua manifestum te facit
27- 1 Mane a. facto, consilium inierunt omnes
-22 Dicit illis Pilatus : Quid igitur faciam de Jesu
-23 Ait illis præses : Quid enim mali fecit?
-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret
-42 Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere
-45 A sexta autem hora tenebræ factæ sunt
-54 Viso terræ motu et his quæ fiebant
-57 Cum a. sero factum esset, venit quidam
28- 2 Et ecce terræ motus factus est magnus
- 4 Exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui
-11 Nuntiaverunt... omnia quæ facta fuerant
-14 Suadebimus ei, et securos vos faciemus
-15 Accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti
Marc. 1- 3 Parate viam Domini, rectas facite semitas
- 9 Et factum est : in diebus illis venit Jesus
-11 Et vox facta est de cœlis : Tu es Filius
-17 Et faciam vos fieri piscatores hominum
-32 Vespere autem facto, cum occidisset sol
2-15 Et factum est, cum accumberet in domo
-21 Aufert supplementum novum a veteri, et major scissura fit
-23 Factum est iterum cum Domin... ambularet
-24 Ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet?
-25 Nunquam legistis quid fecerit David
-27 Sabbatum propter hominem factum est
3- 4 Licet sabbatis bene facere, an male? animam salvam facere, an perdere?
- 6 Consilium faciebant adversus eum
- 8 Audientes quæ faciebat, venerunt ad eum
-14 Et fecit ut essent duodecim cum illo
-35 Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater
4-11 Illis autem... in parabolis omnia fiunt
-22 Nec factum est occultum, sed ut in palam veniat
-32 Ascendit, et fit majus omnibus oleribus, et facit ramos magnos
-35 Ait illis... cum sero esset factum
-37 Et facta est procella magna venti
-39 Et facta est tranquillitas magna
5-14 Egressi sunt videre quid esset factum
-16 Narraverunt... qualiter factum esset ei
-19 Annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit
-20 Cœpit prædicare... quanta sibi fecisset Jesus
-32 Circumspiciebat videre eam, quæ hoc fecerat
-33 Sciens quod factum esset in se, venit
-34 Filia, fides tua te salvam fecit
6- 2 Facto sabbato cœpit in synagoga docere
- 5 Non poterat ibi virtutem ullam facere
-14 Manifestum enim factum est nomen ejus
-20 Custodiebat eum, et audito eo multa faciebat
-21 Natalis sui cœnam fecit principibus
-35 Cum jam hora multa fieret, accesserunt
-39 Præcepit illis ut accumbere facerent omnes
-56 Quotquot tangebant eum, salvi fiebant
7- 8 Et alia similia his facitis multa
- 9 Bene irritum facitis præceptum Dei
-12 Non dimittitis eum quidquam facere patri
-13 Et similia hujusmodi multa facitis
-37 Dicentes : Bene omnia fecit
Surdos fecit audire, et mutos loqui
8-35 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
Qui autem perdiderit animam suam propter me et Evangelium, salvam faciet eam
-36 Et detrimentum animæ suæ faciat
9- 2 Vestimenta ejus facta sunt splendentia
Fullo non potest sup. terram candida facere
- 4 Et faciamus tria tabernacula, tibi unum
- 6 Et facta est nubes obumbrans eos
-12 (Et fecerunt illi quæcumque voluerunt)
-25 Exiit ab eo, et factus est sicut mortuus
-38 Nemo est enim qui faciat virtutem
10- 6 Masculum et fœminam fecit eos Deus
-17 Quid faciam ut vitam æternam percipiam?

Marc. 10-19 Ne fraudem feceris. Honora patrem
-26 Et quis potest salvus fieri?
-35 Ut quodcumque petierimus, facias nobis
-36 Dixit eis : Quid vultis ut faciam vobis
-43 Sed quicumque voluerit fieri major
-51 Jesus dixit illi : Quid tibi vis faciam?
-52 Vade, fides tua te salvum fecit
11- 3 Si quis vobis dixerit : Quid facitis?
- 5 Quid facitis solventes pullum?
-17 Vos autem fecistis eam speluncam latronum
-19 Et cum vespera facta esset, egrediebatur
-20 Viderunt ficum aridam factam a radicibus
-23 Quodcumque dixerit, Fiat, fiet ei
-28 Et dicunt ei : In qua potestate hæc facis?
Quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias
-29 Dicam vobis in qua potestate hæc faciam
-33 Neque ego dico vobis in qua potestate hæc faciam
12- 9 Quid ergo faciet Dominus vineæ?
-10 Hic factus est in caput anguli
-11 A Domino factum est istud, et est mirabile
13- 4 Dic nobis, quando ista fient?
- 7 Ne timueritis : oportet enim hæc fieri
-18 Orate vero ut hyeme non fiant
-19 Quales non fuerunt... usque nunc, neque fient
-22 Ad seducendos, si fieri potest, etiam electos
-29 Sic et vos cum videritis hæc fieri
-30 Non transibit generatio hæc donec omnia ista fiant
14- 2 Ne forte tumultus fieret in populo
- 4 Ut quid perditio ista unguenti facta est?
- 8 Quod habuit hæc, fecit
- 9 Et quod fecit hæc, narrabitur
-17 Vespere autem facto, venit cum duodecim
-35 Orabat, ut si fieri posset, transiret ab eo
15- 1 Et confestim mane consilium facientes
- 7 Qui in seditione fecerat homicidium
- 8 Cœpit rogare, sicut semper faciebat illis
-12 Quid ergo vultis faciam regi Judæorum?
-14 Dicebat illis : Quid enim mali fecit?
-30 Salvum fac temetipsum descendens de cruce
-31 Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere
-33 Et facta hora sexta, tenebræ factæ sunt per totam terram
-42 Et cum jam sero esset factum
Luc. 1- 8 Factum est a. cum sacerdotio fungeretur
-20 Non poteris loqui, usque in diem quo hæc fiant
-23 Factum est, ut impleti sunt dies officii ejus
-25 Quia sic fecit mihi Dominus in diebus
-34 Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?
-38 Fiat mihi secundum verbum tuum
-41 Et factum est, ut audivit salutationem
-44 Ecce enim ut facta est vox salutationis
-49 Quia fecit mihi magna qui potens est
-51 Fecit potentiam in brachio suo
-59 Et factum est in die octavo, venerunt
-65 Factus est timor super omnes vicinos
-68 Et fecit redemptionem plebis suæ
-72 Ad faciendam misericordiam cum patribus
2- 1 Factum est autem in diebus illis
- 2 Hæc descriptio prima facta est a præside
- 6 Factum est a., cum essent ibi, impleti s. dies
-13 Subito facta est cum Angelo multitudo
-15 Factum est, ut discesserunt ab eis Angeli
Et videamus hoc verbum quod factum est
-27 Ut facerent secundum consuetudinem legis
-42 Et cum factus esset annorum duodecim
-46 Et factum est, post triduum invenerunt illum
-48 Fili, quid fecisti nobis sic?
3- 2 Factum est verbum Domini super Joannem
- 4 Rectas facite semitas ejus
- 8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ
- 9 Arbor non faciens fructum bonum, excidetur
-10 Turbæ, dicentes : Quid ergo faciemus?
-11 Et qui habet escas, similiter faciat
-12 Dixerunt ad illum : Magister, quid faciemus
-13 Nihil amplius quam quod constitutum est vobis, faciatis
-14 Quid faciemus et nos? Et ait illis : Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis
-19 Et de omnibus malis quæ fecit Herodes
-21 Factum est autem cum baptizaretur
-22 Et vox de cœlo facta est : Tu es Filius
4- 3 Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat
-23 Quanta audivimus facta in Capharnaüm
Fac et hic in patria tua
-25 Cum facta esset fames magna in omni terra
-36 Et factus est pavor in omnibus

Luc. 4-42 Facta autem die, egressus ibat in desertum
5- 1 Factum est a., cum turbæ irruerent in eum
- 6 Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam
-12 Et factum est, cum esset in una civitatum
-17 Et factum est in una dierum, et ipse sedebat
-29 Et fecit ei convivium magnum Levi
-33 Quare discipuli... et obsecrationes faciunt
-34 Potestis filios sponsi... facere jejunare?
6- 1 Factum est autem in sabbato secundo
- 2 Quid facitis quod non licet in sabbatis?
- 3 Nec hoc legistis quod fecit David
- 6 Factum est autem et in alio sabbato
- 9 Si licet...animam salvam facere, an perdere
-11 Colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu
-12 Factum est a. in illis diebus, exiit in mont.
-13 Et cum dies factus esset, vocavit Discipulos
-23 Secundum hæc enim faciebant prophetis
-26 Secundum hæc e. faciebant pseudoprophetis
-31 Et prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter
-33 Si quidem et peccatores hoc faciunt
-43 Non est e. arbor bona quæ facit fructus malos
Neque arbor mala faciens fructum bonum
-46 Domine, Domine: et non facitis quæ dico
-47 Et audit sermones meos, et facit eos
-48 Inundatione a. facta, illisum est flumen
-49 Qui autem audit, et non facit, similis est
Et facta est ruina domus illius magna
7- 8 Et dico...servo meo, Fac hoc, et facit
-11 Et factum est: deinceps ibat in civitatem
-50 Fides tua te salvam fecit: vade in pace
8- 1 Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat
- 8 Et ortum fecit fructum centuplum
-12 Ne credentes salvi fiant
-21 Qui verbum Dei audiunt, et faciunt
-22 Factum est a. in una dierum:et ipse ascendit
-24 Et cessavit: et facta est tranquillitas
-34 Quod ut viderunt factum qui pascebant
-35 Exierunt autem videre quod factum est
-36 Quomodo sanus factus esset a legione
-39 Et narra quanta tibi fecit Deus
Prædicans quanta illi fecisset Jesus
-40 Factum est autem cum rediisset Jesus
-48 Filia, fides tua salvam te fecit: vade in pace
-56 Præcepit ne alicui dicerent quod factum erat
9- 7 Audivit autem... omnia quæ fiebant ab eo
-10 Narraverunt illi quæcumque fecerunt
-14 Facite illos discumbere per convivia
-15 Et ita fecerunt. Et discumbere fecerunt o.
-18 Et factum est, cum solus esset orans
-24 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
Nam qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet illam
-25 Se a. ipsum perdat, et detrimentum sui faciat
-28 Factum est a. post hæc verba fere dies octo
-29 Facta est, dum oraret, species vultus ejus
-33 Et factum est cum discederent ab illo
Et faciamus tria tabernacula
-34 Facta est nubes, et obumbravit eos
-35 Et vox facta est de nube, dicens: Hic est Filius
-36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus
-37 Factum est autem in sequenti die
-44 Mirantibus in omnibus quæ faciebat, dixit
-51 Factum est autem dum complerentur dies
-57 Factum est autem: ambulantibus illis in via
10-13 Quia si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes, quæ factæ sunt in vobis
-25 Quid faciendo vitam æternam possidebo?
-28 Recte respondisti: hoc fac, et vives
-33 Samaritanus autem quidam iter faciens
-37 At ille dixit: Qui fecit misericordiam in illum. Et ait illi Jesus: Vade, et tu fac similiter
-38 Factum est aut., dum irent, et ipse intravit
11- 1 Et factum est: cum esset in quod. loco orans
-26 Et fiunt novissima hominis illius pejora
-27 Factum est autem, cum hæc diceret
-40 Stulti, nonne qui fecit quod deforis est, etiam id quod deintus est, fecit?
-42 Hæc a. oportuit facere, et illa non omittere
-45 Hæc dicens etiam contumeliam nobis facis
12- 4 Et post hæc non habent amplius quid faciant
-17 Quid faciam, quia non habeo quo congregem
-18 Et dixit: Hoc faciam: Destruam horrea mea, et majora faciam
-33 Facite vobis sacculos qui non veterascunt
-37 Præcinget se, et faciet illos discumbere
-45 Moram facit dominus meus venire
-47 Et non fecit secundum voluntatem ejus
-48 Qui... fecit digna plagis, vapulabit paucis
13- 9 Et si quidem fecerit fructum
-17 In universis, quæ gloriose fiebant ab eo
-19 Et crevit, et factum est in arborem magnam.

Luc. 13-22 Docens, et iter faciens in Jerusalem
14- 1 Et factum est cum intraret Jesus in domum
-12 Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos
Ne forte... et fiat tibi retributio
-13 Sed cum facis convivium, voca pauperes
-16 Homo quidam fecit cœnam magnam
-22 Ait servus: Domine, factum est ut imperasti
15-14 Facta est fames valida in regione illa
-19 Fac me sicut unum de mercenariis tuis
16- 3 Ait autem villicus intra se: Quid faciam
- 4 Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero
- 8 Quia prudenter fecisset
- 9 Facite vobis amicos de mammona iniquitatis
-16 Evangelizatur, et omnis in illud vim facit
-22 Factum est autem ut moreretur mendicus
17- 9 Quia fecit quæ ei imperaverat
-10 Non puto. Sic et vos, cum feceritis omnia
Quod debuimus facere, fecimus
-11 Et factum est, dum iret in Jerusalem
-14 Et factum est, dum irent, mundati sunt
-19 Surge, vade: quia fides tua te salvum fecit
-26 Sicut factum est in diebus Noë, ita erit
-28 Similiter sicut factum est in diebus Lot
-33 Quicumque quæsierit animam suam salvam facere
18- 7 Deus autem non faciet vindictam electorum
- 8 Dico vobis quia cito faciet vindictam illorum
-18 Quid faciens vitam æternam possidebo?
-20 Non mœchaberis: Non furtum facies
-24 Videns a. Jesus illum tristem factum, dixit
-26 Et quis potest salvus fieri?
-35 Factum est a. cum appropinquaret Jericho
-41 Quid tibi vis faciam? At ille dixit: Domine, ut videam
-42 Respice, fides tua te salvum fecit
19- 9 Quia hodie salus domui huic facta est
-10 Venit... et salvum facere quod perierat
-15 Et factum est ut rediret accepto regno
-18 Domine, mna tua fecit quinque mnas
-29 Et factum est, cum appropinquasset
-46 Vos aut. fecistis illam speluncam latronum
-48 Et non inveniebant quid facerent illi
20- 1 Et factum est in una dierum, docente illo
- 2 Dic nobis, in qua potestate hæc facis?
- 8 Neque ego dico vobis in qua potestate hæc facio
-13 Quid faciam? mittam filium meum dilectum
-14 Occidamus illum, ut nostra fiat hæreditas
-15 Quid ergo faciet illis dominus vineæ?
-17 Hic factus est in caput anguli
21- 7 Et quod signum cum fieri incipient?
- 9 Oportet primum hæc fieri, sed nondum statim finis
-28 His autem fieri incipientibus, respicite
-31 Ita et vos, cum videritis hæc fieri, scitote
-32 Amen dico vobis, quia non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant
22-14 Et cum facta esset hora, discubuit
-19 Hoc facite in meam commemorationem
-23 Quis esset ex eis, qui hoc facturus esset
-24 Facta est autem et contentio inter eos
-26 Sed qui major est in vobis, fiat sicut minor
-42 Verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat
-43 Et factus in agonia, prolixius orabat
-44 Factus est sudor ejus, sicut guttæ sanguinis
-59 Et intervallo facto quasi horæ unius
-66 Et ut factus est dies, convenerunt seniores
23- 8 Sperabat signum aliquod videre ab eo fieri
-12 Et facti sunt amici Herodes et Pilatus
-19 Propter seditionem quamdam factam in civitate
-22 Dixit ad illos: Quid enim mali fecit iste?
-24 Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum
-31 Quia si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet?
-34 Dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt
-35 Dicentes: Alios salvos fecit, se salvum faciat
-37 Si tu es rex Judæorum, salvum te fac
-39 Salvum fac temetipsum et nos
-44 Et tenebræ factæ sunt in universam terram
-47 Videns autem centurio quod factum fuerat
-48 Videbant quæ fiebant, percutientes pectora
24- 4 Et factum est, dum mente consternatæ essent
-12 Et abiit, secum mirans quod factum fuerat
-15 Et factum est, dum fabularentur
-18 Et non cognovisti quæ facta sunt in illa
-21 Tertia dies est hodie quod hæc facta sunt
-30 Et factum est, dum recumberet cum eis
-51 Et factum est, dum benediceret illis, recessit
Joan. 1- 3 Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est
-10 In mundo erat, et mundus per ipsum factus est
-12 Dedit eis potestatem filios Dei fieri

Joan. 1-14 Et verbum caro factum est, et habitavit
-15 Qui post me venturus est, ante me factus est
-17 Et veritas per Jesum Christum facta est
-27 Ipse est... qui ante me factus est
-28 Hæc in Bethania facta sunt trans Jordanem
-30 Post me venit vir qui ante me factus est
2- 1 Nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ
- 5 Quodcumque dixerit vobis, facite
- 9 Gustavit architriclinus aquam vinum factam
-11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana
-15 Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis
-16 Et nolite facere domum Patris mei domum negotiationis
-18 Quod signum ostendis nobis, quia hæc facis?
-23 Videntes signa ejus, quæ faciebat
3- 2 Nemo enim potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo
- 9 Et dixit ei: Quomodo possunt hæc fieri?
-21 Qui autem facit veritatem, venit ad lucem
Opera ejus, quia in Deo sunt facta
-25 Facta est a. quæstio ex discipulis Joannis
4- 1 Quod Jesus plures Discipulos facit, et baptizat
-14 Fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam
-29 Qui dixit mihi omnia quæcumque feci
-34 Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus
-39 Quia dixit mihi omnia quæcumque feci
-45 Cum om. vidissent quæ fecerat Jerosolymis
-46 In Cana Galilææ, ubi fecit aquam vinum
-54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus
5- 4 Sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate
- 6 Dicit ei: Vis sanus fieri?
- 9 Et statim sanus factus est homo ille
-11 Qui me sanum fecit, ille mihi dixit
-14 Ecce sanus factus es: jam noli peccare
-15 Quia Jesus esset qui fecit eum sanum
-16 Quia hæc faciebat in sabbato
-18 Æqualem se faciens Deo
-19 Non potest Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem: quæcumque enim ille fecerit, hæc et Filius similiter facit
-20 Et omnia demonstrat ei, quæ ipse facit
-27 Et potestatem dedit ei judicium facere
-29 Et procedent qui bona fecerunt
-30 Non possum ego a me ipso facere quidquam
-36 Ipsa opera quæ ego facio, testimonium
6- 2 Quia videbant signa quæ faciebat super his
- 6 Ipse enim sciebat quid esset facturus
-10 Facite homines discumbere
-14 Cum vidissent quod Jesus fecerat signum
-15 Ut raperent eum, et facerent eum regem
-16 Ut autem sero factum est, descenderunt
-17 Et tenebræ jam factæ erant: et non venerat
-19 Vident Jesum... et proximum navi fieri
-28 Quid faciemus ut operemur opera Dei?
-30 Quod ergo tu facis signum ut videamus
-38 Non ut faciam voluntatem meam
7- 3 Discipuli tui videant opera tua, quæ facis
- 4 Nemo quippe in occulto quid facit
Si hæc facis, manifesta te ipsum mundo
-17 Si quis voluerit voluntatem ejus facere
-19 Et nemo ex vobis facit legem?
-21 Unum opus feci, et omnes miramini
-23 Quia totum hominem sanum feci in sabbato
-31 Christus cum venerit, numquid plura signa faciet quam quæ hic facit?
-43 Dissensio itaque facta est in turba
-51 Nisi prius... et cognoverit quid faciat
8-28 Quia ego sum, et a me ipso facio nihil
-29 Quia ego, quæ placita sunt ei, facio semper
-34 Quia omnis qui facit peccatum, servus est
-38 Quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis
-39 Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite
-40 Hoc Abraham non fecit
-41 Vos facitis opera patris vestri
-44 Et desideria patris vestri vultis facere
-53 Prophetæ mortui sunt. Quem te ipsum facis?
-58 Antequam Abraham fieret, ego sum
9- 6 Expuit in terram, et fecit lutum ex sputo
-11 Lutum fecit, et unxit oculos meos, et dixit
-14 Erat a. sabbatum quando lutum fecit Jesus
-16 Potest homo peccator hæc signa facere?
-22 Extra synagogam fieret
-26 Dixerunt ergo ei: Quid fecit tibi?
-27 Numquid et vos vultis discipuli ejus fieri?
-31 Et voluntatem ejus facit, hunc exaudit
-33 Non poterat facere quidquam
-39 Ut qui non vident videant, et qui vident cæci fiant
10-16 Et fiet unum ovile, et unus pastor
-19 Dissensio iterum facta est inter Judæos
-22 Facta sunt autem encænia in Jerosolymis

Joan. 10-25 Opera, quæ ego facio in nomine Patris mei
-33 Quia tu homo cum sis, facis te ipsum Deum
-35 Si illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est
-37 Si non facio opera Patris mei
-38 Si autem facio : et si mihi non vultis credere
-41 Quia Joannes quidem signum fecit nullum
11-37 Non poterat.. facere ut hic non moreretur?
-45 Venerant... et viderant quæ fecit Jesus
-46 Et dixerunt eis quæ fecit Jesus
-47 Et dicebant : Quid facimus, quia hic homo multa signa facit?
12- 2 Fecerunt autem ei cœnam ibi
-16 Hæc erant scripta de eo, et hæc fecerunt ei
-18 Quia audierunt eum fecisse hoc signum
-29 Turba ergo.. dicebat tonitruum esse factum
-37 Cum autem tanta signa fecisset coram eis
13- 2 Et cœna facta, cum diabolus jam misisset
- 7 Quod ego facio, tu nescis modo, scies autem
-12 Dixit eis : Scitis quid fecerim vobis ?
-15 Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis
-17 Si hæc scitis, beati eritis si feceritis ea
-19 Dico vobis priusquam fiat
Ut cum factum fuerit, credatis quia ego sum
-27 Dixit ei Jesus : Quod facis, fac citius
14-10 Pater a. in me manens, ipse facit opera
-12 Qui credit in me, opera quæ ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet
-13 Quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam
-14 Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam
-22 Domine, quid factum est, quia manifestaturus es
-23 Veniemus, et mansionem apud eum faciemus
-29 Et nunc dixi vobis priusquam fiat : ut cum factum fuerit, credatis
-31 Sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio
15- 5 Quia sine me nihil potestis facere
- 7 Quodcumq. volueritis, petetis, et fiet vobis
-14 Si feceritis quæ ego præcipio vobis
-15 Quia servus nescit quid faciat dominus ejus
Quæcumque audivi a Patre meo, nota feci
-21 Sed hæc omnia facient vobis propter nomen meum
-24 Si opera non fecissem in eis quæ nemo alius fecit
16- 2 Absque synagogis facient vos
- 3 Hæc facient vobis, quia non noverunt Patrem
17- 4 Consummavi quod dedisti mihi ut faciam
-26 Et notum feci eis nomen tuum
Et notum faciam
18-35 Pontifices tradiderunt te mihi : quid fecisti?
19- 7 Debet mori, quia Filium Dei se fecit
-12 Omnis e. qui se regem facit, contradicit Cæsari
-23 Et fecerunt quatuor partes
-24 Et milites quidem hæc fecerunt
-36 Facta sunt enim hæc ut Scriptura impleretur
20-30 Et alia signa fecit Jesus in conspectu Discip.
21- 4 Mane autem facto stetit Jesus in littore
-25 Sunt autem et alia multa, quæ fecit Jesus
Act 1- 1 Primum quidem sermonem feci de omnibus
Quæ cœpit Jesus facere et docere
-19 Notum factum est omnibus habitantibus
-20 Fiat commoratio eorum deserta
-22 Testem resurrectionis ejus nobiscum fieri
2- 2 Et factus est repente de cœlo sonus
- 6 Facta autem hac voce, convenit multitudo
-22 Quæ fecit Deus per illum in medio vestri
-28 Notas mihi fecisti vias vitæ
-36 Et Christum fecit Deus, hunc Jesum
-37 Quid faciemus, viri fratres?
-43 Fiebat autem omni animæ timor
Et signa per Apostolos in Jerusalem fiebant
-47 Augebat qui salvi fierent quotidie in idipsum
3-12 Quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare
-17 Scio quia per ignorantiam fecistis
4- 4 Factus est numerus virorum quinque millia
- 5 Factum est autem in crastinum, ut congregarentur
- 7 Aut in quo nomine fecistis hoc vos?
- 9 In quo iste salvus factus est
-11 Hic est lapis... qui factus est in caput anguli
-12 In quo oporteat nos salvos fieri
-16 Dicentes : Quid faciemus hominibus istis ?
Quoniam quidem notum signum factum est
-21 Clarificabant id quod factum fuerat
-22 In quo factum fuerat signum istud sanitatis
-24 Domine, tu es qui fecisti cœlum et terram

Act. 4-28 Facere quæ manus tua et consilium tuum decreverunt fieri
-30 Et signa et prodigia fieri per nomen sancti Filii tui
5- 5 Et factus est timor magnus super omnes
- 7 Factum est a. quasi horarum trium spatium
Nesciens quod factum fuerat, introivit
-11 Et factus est timor magnus in universa Ecclesia
-12 Fiebant signa et prodigia multa in plebe
-24 Ambigebant de illis quidnam fieret
-34 Jussit foras ad breve homines fieri
6- 1 Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos
- 8 Faciebat prodigia et signa magna in populo
7-24 Et fecit ultionem ei qui injuriam sustinebat
-27 Qui autem injuriam faciebat proximo
-29 Et factus est advena in terra Madian
-31 Facta est ad eum vox Domini, dicens
-36 Faciens prodigia et signa in terra Ægypti
-40 Fac nobis deos qui præcedant nos
Nescimus quid factum sit ei
-41 Et vitulum fecerunt in diebus illis
-43 Figuras quas fecistis adorare eas
-44 Ut faceret illud secundum formam
-50 Nonne manus mea fecit hæc omnia ?
-56 Impetum fecerunt unanimiter in eum
8- 1 Facta est a. in illa die persecutio magna
- 2 Et fecerunt planctum magnum super eum
- 6 Audientes, et videntes signa quæ faciebat
- 9 Factum est ergo gaudium magnum
-13 Videns et. signa et virtutes maximas fieri
9- 3 Et cum iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco
- 6 Domine, quid me vis facere?
- 7 Dicetur tibi quid te oporteat facere
-13 Quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerus.
-23 Consilium fecerunt in unum Judæi
-24 Notæ autem factæ sunt Saulo insidiæ
-32 Factum est a., ut Petrus dum pertransiret
-36 Erat plena... et eleemosynis quas faciebat
-37 Factum est autem in diebus illis, ut infirmata
-39 Ostendentes ei tunicas et vestes, quas faciebat illis Dorcas
-42 Notum a. factum est per universam Joppen
-43 Factum est a., ut dies multos moraretur
10- 2 Faciens eleemosynas multas plebi
- 6 Hic dicet tibi quid te oporteat facere
- 9 Postera autem die iter illis facientibus
-13 Et facta est vox ad eum : Surge, Petre
-16 Hoc autem factum est per ter
-25 Et factum est cum introisset Petrus
-37 Vos scitis quod factum est verbum
-39 Nos testes sumus omnium quæ fecit
-40 Et dedit eum manifestum fieri
11-10 Hoc autem factum est per ter
-19 Tribulatione quæ facta fuerat sub Stephano
-28 Significabat per Spiritum famem... quæ facta est sub Claudio
-30 Quod et fecerunt, mittentes ad seniores
12- 5 Oratio a. fiebat sine intermissione ab Ecclesia
- 8 Calcea te caligas tuas. Et fecit sic
- 9 Verum est quod fiebat per Angelum
-18 Facta autem die, erat non parva turbatio inter milites, quidnam factum esset de Petro
-19 Inquisitione facta de custodibus, jussit
13-22 Qui faciet omnes voluntates meas
-32 Ad patres nostros repromissio facta est
14- 1 Factum est a. Iconii, ut simul introirent
- 3 Dante signa et prodigia fieri per manus
- 5 Cum a. factus esset impetus Gentilium
- 8 Quia fidem haberet ut salvus fieret
-10 Turbæ autem cum vidissent quod fecerat
Dii similes facti hominibus descenderunt
-14 Dicentes : Viri, quid hæc facitis ?
Qui fecit cœlum, et terram, et mare
-26 Retulerunt quanta fecisset Deus cum illis
15- 2 Facta ergo seditione non minima
- 3 Et faciebant gaudium magnum omnibus
- 4 Annuntiantes quanta Deus fecisset cum illis
- 7 Cum autem magna conquisitio fieret
-12 Narrantes quanta Deus fecisset signa
-17 Invocatum est nomen meum, dicit Dominus faciens hæc
-33 Facto autem ibi aliquanto tempore
-39 Facta est a. dissensio, ita ut discederent
16-10 Certi facti quod vocasset nos Deus
-16 Factum est autem euntibus nobis
-18 Hoc autem faciebat multis diebus
-21 Annuntiant morem, quem non licet nobis suscipere, neque facere, cum simus Rom.
-26 Subito vero terræ motus factus est magnus
-28 Dicens : Nihil tibi mali feceris

Act. 16-30 Quid me oportet facere, ut salvus fiam?
-35 Et cum dies factus esset, miserunt
17- 5 Et turba facta, concitaverunt civitatem
- 7 Omnes contra decreta Cæsaris faciunt
-24 Deus, qui fecit mundum, et omnia
-26 Fecitque ex uno omne genus hominum
18-23 Facto ibi aliquanto tempore profectus est
19- 1 Factum est a., cum Apollo esset Corinthi
-10 Hoc autem factum est per biennium
-11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus
-14 Sacerdotum septem filii, qui hoc faciebant
-17 Hoc autem notum factum est omnibus Jud.
-23 Facta est autem illo tempore turbatio
-24 Argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ
-26 Quoniam non sunt dii, qui manibus fiunt
-29 Impetum fecerunt uno animo in theatrum
-34 Vox facta una est omnium
20- 3 Ubi cum fecisset menses tres, factæ sunt illi insidiæ a Judæis, navigaturo in Syriam
-13 Sic e. disposuerat ipse per terram iter facturus
-16 Ne qua mora illi fieret in Asia
Ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis
-24 Nec facio animam meam pretiosiorem quam me
-37 Magnus autem fletus factus est omnium
21- 1 Cum autem factum esset ut navigaremus
-13 Quid facitis flentes, et affligentes cor meum?
-14 Quievimus, dicentes : Domini voluntas fiat
-19 Narrabat... quæ Deus fecisset in Gentibus
-23 Hoc ergo fac quod tibi dicimus
-30 Et facta est concursio populi
-33 Interrogabat quis esset, et quid fecisset
-40 Et magno silentio facto, allocutus est
22- 6 Factum est a., eunte me, et appropinquante
-10 Et dixi : Quid faciam, Domine ?
Ibi tibi dicetur de omnibus quæ te oporteat facere
-17 Factum est a. revertenti mihi in Jerusalem, et oranti in templo, fieri me in stupore
23- 7 Facta est dissensio inter Pharisæos
- 9 Factus est autem clamor magnus
-10 Et cum magna dissensio facta esset
-12 Facta autem die, collegerunt se quidam
-13 Viri, qui hanc conjurationem fecerant
-15 Nunc ergo vos notum facite tribuno
-22 Quoniam hæc nota sibi fecisset
24-12 Disputantem, aut concursum facientem
-17 Eleemosyn. facturus in gentem meam, veni
25-11 Si e. nocui, aut dignum morte aliquid feci
-26 Interrogatione facta, habeam quid scribam
26- 6 In spe, quæ ad patres nostros repromissionis facta est a Deo
-10 Quod et feci Jerosolymis
-20 Digna pœnitentiæ opera facientes
-28 In modico suades me Christianum fieri
-29 Qui audiunt, hodie fieri tales, qualis et ego
-31 Aut vinculis dignum quid fecit homo iste?
27-18 Sequenti die jactum fecerunt
-29 Mittentes anchoras... optabant diem fieri
-31 Vos salvi fieri non potestis
-33 Cum lux inciperet fieri, rogabat Paulus
-36 Animæquiores autem facti omnes
-39 Cum autem dies factus esset, terram non agnoscebant
-43 Centurio a. volens servare Paulum, prohibuit fieri
-44 Factum est, ut omnes animæ evaderent
28- 6 Et videntibus nihil mali in eo fieri
- 9 Quo facto, omnes qui in insula habebant infirmitates, accedebant
-17 Nihil adversus plebem faciens, aut morem
Rom. 1- 3 Qui factus est ei ex semine David
- 9 Sine intermissione memoriam vestri facio
-20 Per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur
-22 Dicentes e. se esse sapientes, stulti facti sunt
-28 Ut faciant ea quæ non conveniunt
-32 Digni sunt morte : et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus
2- 3 Existimas... quia tu effugies judicium Dei?
-14 Naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt
-22 Qui abominaris idola, sacrilegium facis
-25 Circumcisio tua præputium facta est
3- 8 Faciamus mala ut veniant bona
-12 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt, non est qui faciat bonum
-19 Et subditus fiat omnis mundus Deo
4-18 Ut fieret pater multarum gentium
-21 Quæcumque promisit, potens est et facere
6- 5 Si enim complantati facti sumus
-18 Servi facti estis justitiæ
-22 Servi autem facti Deo, habetis fructum
7-13 Quod ergo bonum est, mihi factum est mors

Rom. 7-13 Ut fiat supra modum peccans peccatum
-15 Sed quod odi malum, illud facio
-16 Si autem quod nolo, illud facio
-19 Non e. quod volo bonum, hoc facio
-20 Si autem quod nolo, illud facio
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
8-24 Spe enim salvi facti sumus
-29 Prædestinavit conformes fieri imaginis Filii
9-20 Numquid dicit figmentum ei qui se finxit: Quid me fecisti sic?
-21 Facere aliud quidem vas in honorem
-22 Quod si Deus volens.., notam facere potentiam suam
-27 Tanquam arena maris, reliquiæ salvæ fient
-28 Quia verbum breviatum faciet Dominus
-29 Sicut Sodoma facti essemus
10- 1 Obsecratio ad Deum fit pro illis in salutem
- 5 Qui fecerit homo, vivet in ea
-10 Ore autem confessio fit ad salutem
11- 5 Secund. electionem gratiæ salvæ factæ sunt
- 9 Fiat mensa eorum in laqueum
-14 Et salvos faciam aliquos ex illis
-17 Socius radicis et pinguedinis olivæ factus es
-26 Et sic omnis Israel salvus fieret
12-18 Si fieri potest, quod ex vobis est
-20 Hoc enim faciens, carbones ignis congeres
13- 3 Bonum fac; et habebis laudem ex illa
- 4 Si autem malum feceris, time
-14 Et carnis curam ne feceritis in desideriis
15-16 Ut fiat oblatio Gentium accepta
-26 Probaverunt e... collationem aliquam facere
-27 Nam si spiritualium eorum participes facti sunt Gentiles
-31 Oblatio accepta fiat in Jerusalem sanctis
16-17 Qui dissensiones... faciunt; et declinate ab illis
1 Cor. 1- 5 In omnibus divites facti estis in illo
-18 Iis autem qui salvi fiunt... Dei virtus est
-20 Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?
-21 Placuit Deo per stultitiam prædicationis salvos facere credentes
-30 Vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapientia a Deo
3-18 Stultus fiat ut sit sapiens
4- 8 Jam saturati estis jam divites facti estis
- 9 Quia spectaculum facti sumus mundo
-13 Tanquam purgamenta hujus mundi facti sumus
5- 2 Ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit
6- 8 Sed vos injuriam facitis et fraudatis
-15 Faciam membra meretricis? Absit
-18 Quodcumque fecerit homo, extra corpus est
7-16 Unde e. scis, mulier, si virum salvum facies?
Aut unde scis, vir, si mulierem salvam facies?
-21 Sed et si potes fieri liber, magis utere
-23 Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum
-36 Quod sit superadulta, et ita oportet fieri
Quod vult faciat: non peccat, si nubat
-37 Qui... judicavit in corde suo, servare virginem suam, bene facit
-38 Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit
Et qui non jungit, melius facit
8- 9 Ne forte... offendiculum fiat infirmis
9-15 Non autem scripsi hæc ut ita fiant in me
-19 Omnium me servum feci, ut plures lucrifacerem
-20 Factus sum Judæis tanquam Judæus
-22 Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem
Omnibus omnia factus sum
Ut omnes facerem salvos
-23 Omnia autem facio propter Evangelium
10- 6 Hæc autem in figura facta sunt nostri
-13 Sed faciet etiam cum tentatione proventum
-20 Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum
-31 Sive bibitis, sive aliud quid facitis
Omnia in gloriam Dei facite
-33 Sed quod multis, ut salvi fiant
11-19 Ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis
-24 Hoc facite in meam commemorationem
-25 Hoc facite quotiescumque bibetis
12- 3 Ideo notum vobis facio, quod nemo... dicit anathema Jesu
13- 1 Factus sum velut æs sonans, aut cymbalum tinniens
-11 Quando autem factus sum vir, evacuavi
14-25 Occulta cordis ejus manifesta fiunt
-26 Omnia ad ædificationem fiant
-40 Omnia autem... et secundum ordinem fiant
1 Cor. 15- 1 Notum aut. vobis facio, fratres, Evangelium
-29 Alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis
-45 Factus est primus homo Adam in animam viventem
-54 Tunc fiet sermo qui scriptus est
16- 1 De collectis autem quæ fiunt in sanctos
Sicut ordinavi... ita et vos facite
- 2 Ut non, cum venero, tunc collectæ fiant
-14 Omnia vestra in charitate fiant
2 Cor. 1- 8 De tribulatione nostra, quæ facta est in Asia
2- 6 Sufficit... objurgatio hæc, quæ fit a pluribus
3- 6 Qui et idoneos nos fecit ministros
5-17 Ecce facta sunt omnia nova
-21 Qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit
7-12 Scripsi vobis, non propter eum qui fecit injuriam
-14 Ita et gloriatio nostra, quæ fuit ad Titum, veritas facta est
8- 1 Notam autem facimus vobis, fratres, gratiam Dei
- 4 Et communicationem ministerii, quod fit in sanctos
- 9 Quoniam propter vos egenus factus est
-10 Qui non solum facere, sed et velle cœpistis
-14 Ut fiat æqualitas, sicut scriptum est
9- 1 De ministerio, quod fit in sanctos, ex abundanti est mihi scribere vobis
- 8 Omnem gratiam abundare facere in vobis
11- 5 Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis
- 7 Aut numquid peccatum feci, me ipsum humilians
-12 Quod autem facio, et faciam: ut amputem occasionem
-25 Ter naufragium feci, nocte et die in profundo maris fui
12-11 Factus sum insipiens, vos me coëgistis
-12 Signa... facta sunt super vos, in o. patientia
13- 7 Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis
Galat. 1-11 Notum en. vobis facio, fratres, Evangelium
2-10 Quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere
3-10 Quæ scripta sunt in libro legis, ut faciat ea
-12 Lex autem non est ex fide, sed, Qui fecerit ea, vivet in illis
-13 Factus pro nobis maledictum: quia scriptum est
-14 Ut... benedictio Abrahæ fieret in Christo
-17 Post quadring. et triginta annos facta est lex
Non irritum facit ad evacuandam promissionem
4- 4 Misit Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub lege
-15 Quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis
-16 Ergo inimicus vobis factus sum
5- 3 Debitor est universæ legis faciendæ
-17 Ut non quæcumque vultis, illa faciatis
6- 9 Bonum autem facientes, non deficiamus
Ephes. 1- 9 Ut notum faceret nobis sacramentum
-16 Memoriam vestri faciens in orationibus meis
2- 3 Facientes voluntatem carnis et cogitationum
- 6 Consedere fecit in cœlestibus in Christo Jesu
-11 Circumcisio in carne, manu facta
-13 Facti estis prope in sanguine Christi
-14 Ipse e. est pax nostra, qui fecit utraque unum
-15 In unum novum hominem, faciens pacem
3- 3 Notum mihi factum est sacramentum
- 7 Cujus factus sum minister, secundum donum gratiæ Dei
-11 Quam fecit in Christo Jesu Domino nostro
-20 Qui potens est omnia facere superabundanter
4-15 Veritatem autem facientes in charitate
-16 Augmentum corporis facit in ædificationem
5-12 Quæ e. in occulto fiunt ab ipsis, turpe est et dicere
-17 Propterea nolite fieri imprudentes
6- 6 Ut servi Christi, facientes voluntatem Dei
- 8 Quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino
- 9 Et vos, domini, eadem facite illis
-19 Notum facere mysterium Evangelii
-21 Omnia vobis nota faciet Tychicus
Philip. 1- 4 Cum gaudio deprecationem faciens
-13 Ita ut vincula m. manifesta fierent in Christo
2- 7 In similitudinem hominum factus
- 8 Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem
-14 Omnia autem facite sine murmurationibus
3- 8 Propter quem omnia detrimentum feci
4-14 Verumtamen bene fecistis, communicantes
Colos. 1-12 Qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum
-23 Cujus factus sum ego Paulus minister
Colos. 1-25 Cujus factus sum ego minister
-27 Quibus voluit Deus notas facere divitias gloriæ
3-17 Omne quodc. facitis in verbo aut in opere
-21 Ut non pusillo animo fiant
-23 Quodcumque facitis, ex animo operamini
-25 Qui enim injuriam facit, recipiet id quod inique gessit
4- 7 Omnia vobis nota faciet Tychicus
- 9 Omnia quæ hic aguntur, nota facient vobis
-16 Facite ut et in Laodicensium Ecclesia legatur
1 Thes. 1- 2 Memoriam vestri facientes in orationibus
- 6 Et vos imitatores nostri facti estis
- 7 Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus
2- 7 Sed facti sumus parvuli in medio vestrum
- 8 Quoniam charissimi nobis facti estis
-14 Vos enim imitatores facti estis, fratres
3- 4 Prædicebamus... sicut et factum est, et scitis
- 5 Ne forte... et inanis fiat labor noster
-12 Dom... abundare faciat charitatem vestram
4-10 Etenim illud facitis in omnes fratres
5-11 Et ædificate alterutrum, sicut et facitis
-24 Fidelis est qui vocavit vos: qui etiam faciet
2 Thes. 1-10 Et admirabilis fieri in omn. qui crediderunt
2- 7 Ut qui tenet nunc, teneat, don. de medio fiat
-10 Non receperunt ut salvi fierent
3- 4 Quoniam quæ præcipimus, et facitis, et facietis
1 Tim. 1-13 Quia ignorans feci in incredulitate
-15 Jesus venit... peccatores salvos facere
2- 1 Obsecro ig. primum om. fieri obsecrationes
- 4 Qui omnes homines vult salvos fieri
4-16 Insta in illis. Hoc enim faciens, et te ipsum salvum facies, et eos qui te audiunt
5-12 Primam fidem irritam fecerunt
-21 Nihil faciens in alteram partem declinando
6-18 Bene agere, divites fieri in bonis operibus
2 Tim. 2-18 Dicentes resurrectionem esse jam factam
4- 5 In omnibus labora, opus fac Evangelistæ
-18 Et salvum faciet in regnum suum cœleste
Tit. 3- 5 Non ex operibus justitiæ, quæ fecimus nos
Salvos nos fecit per lavacrum regeneration.
Phile. - 4 Semper memoriam tui faciens in orationibus
- 6 Ut communicatio fidei tuæ evidens fiat
-14 Sine consilio autem tuo nihil volui facere
-21 Quoniam et super id quod dico, facies
Hebr. 1- 2 Per quem fecit et sæcula
- 3 Purgationem peccatorum faciens
- 7 Qui facit Angelos suos spiritus, et ministros
2- 2 Dictus est sermo, factus est firmus
-17 Ut misericors fieret, et fidelis pontifex
3- 2 Qui fidelis est ei qui fecit illum
5- 5 Non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret
- 7 Qui possit illum salvum facere a morte
- 9 Factus est omnibus obtemperantibus sibi
-11 Quoniam imbecilles facti estis ad audiendum
-12 Et facti estis quibus lacte opus sit
6- 3 Et hoc faciemus, siquidem permiserit Deus
- 4 Et participes facti sunt Spiritus sancti
-20 Melchisedech pontifex factus in æternum
7-12 Necesse est ut et legis translatio fiat
-16 Non secundum legem mandati carnalis factus est
-20 Sine jurejurando sacerdotes facti sunt
-22 Melioris testamenti sponsor factus est Jesus
-23 Et alii quidem plures facti sunt sacerdotes
-26 Et excelsior cœlis factus
-27 Hoc enim fecit semel, se ipsum offerendo
8- 5 Vide (inquit) omnia facito secund. exemplar
- 9 Quod feci patribus eorum, in die
9- 2 Tabernaculum enim factum est primum
- 9 Quæ non possunt... perfectum facere servientem
-22 Et sine sanguinis effusione non fit remissio
10- 1 Nunquam potest accedentes perfectos facere
- 3 Sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit
- 7 Ut faciam, Deus, voluntatem tuam
-28 Irritam quis faciens legem Moysi
-29 Et spiritui gratiæ contumeliam fecerit
-33 Et tribulationibus spectaculum facti
-36 Ut voluntatem Dei facientes
11- 3 Ut ex invisibilibus visibilia fierent
-24 Fide Moyses grandis factus negavit se esse
-34 Fortes facti sunt in bello, castra verterunt
12- 8 Cujus participes facti sunt omnes
-13 Et gressus rectos facite pedibus vestris
-19 Excusaverunt se, ne eis fieret verbum
13- 6 Non timebo quid faciat mihi homo
-17 Ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes
-19 Amplius autem deprecor vos hoc facere

Hebr. 13-21 Ut faciatis ejus voluntatem : faciens in vobis quod placeat coram se
Jacob. 1-25 Non auditor obliviosus factus, sed factor
2- 4 Facti estis judices cogitationum iniquarum
- 8 Diliges proximum tuum sicut te ipsum : bene facitis
-10 Factus est omnium reus
-11 Occides autem, factus es transgressor legis
-12 Sic loquimini, et sic facite
-13 Illi qui non fecit misericordiam
-19 Tu credis quoniam unus est Deus : bene facis
3- 1 Nolite plures magistri fieri, fratres mei
- 9 Qui ad similitudinem Dei facti sunt
-10 Non oportet, fratres mei, hæc ita fieri
-12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere
Sic neque salsa dulcem potest facere aquam
-18 In pace seminatur, facientibus pacem
4-13 Et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur, et lucrum faciemus
-15 Si vixerimus, faciemus hoc, aut illud
-17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi
5-20 Quoniam qui converti fecerit peccatorem
1 Petr. 2- 7 Hic factus est in caput anguli
-15 Ut benefacientes obmutescere faciatis
-22 Qui peccatum non fecit, nec inventus est...
3-11 Declinet a malo, et faciat bonum
-12 Vultus autem Domini super facientes mala
-20 Octo animæ salvæ factæ sunt per aquam
-21 Vos nunc similis formæ salvos facit baptisma
4-12 In fervore, qui ad tentationem vobis fit
5- 3 Sed forma facti gregis ex animo
- 9 Quæ in mundo est, vestræ fraternitati fieri
2 Petr. 1-10 Vocationem et electionem faciatis : hæc enim facientes, non peccabitis aliquando
-15 Ut horum memoriam faciatis
-16 Notam fecimus vobis Domini... virtutem
Sed speculatores facti illius magnitudinis
2-20 Facta sunt eis posteriora deteriora prioribus
1 Joan. 1- 6 Mentimur, et veritatem non facimus
-10 Mendacem facimus eum, et verbum ejus
2-17 Qui autem facit voluntatem Dei, manet
-18 Et nunc Antichristi multi facti sunt
-29 Omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est
3- 4 Qui facit peccatum, et iniquitatem facit
- 7 Qui facit justitiam, justus est
- 8 Qui facit peccatum, ex diabolo est
- 9 Qui natus est ex Deo, peccatum non facit
-22 Et ea quæ sunt placita coram eo, facimus
5- 2 Deum diligamus, et mandata ejus faciamus
-10 Qui non credit Filio, mendacem facit eum
3 Joan. - 2 Charissime, de omnibus orationem facio
- 5 Fideliter facis quidquid operaris in fratres
-10 Commoneбо ejus opera, quæ facit
Judæ. - 3 Omn. sollicitudinem faciens scribendi vobis
- 7 Factæ sunt exemplum, ignis æterni pœnam..
-15 Facere judicium contra omnes, et arguere
Apoc. 1- 1 Quam dedit illi Deus palam facere servis suis, quæ oportet fieri cito
- 6 Et fecit nos regnum et sacerdotes Deo
-19 Et quæ sunt, et quæ oportet fieri post hæc
2- 5 Et age pœnitentiam, et prima opera fac
3- 9 Ecce faciam illos ut veniant, et adorent
-12 Faciam illum columnam in templo Dei mei
-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut locuples fias
4- 1 Et ostendam tibi quæ oportet fieri post hæc
5-10 Fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes
6-12 Et ecce terræ motus magnus factus est, et sol factus est niger tanquam saccus cilicinus : et luna tota facta est sicut sanguis
8- 1 Factum est silentium in cœlo
- 5 Et facta sunt tonitrua, et voces, et fulgura
- 7 Angelus tuba cecinit, et facta est grando
- 8 Facta est tertia pars maris sanguis
-11 Et facta est tertia pars aquarum in absynthium
Mortui sunt de aquis, quia amaræ factæ sunt
10- 9 Faciet amaricari ventrem tuum
11- 7 Faciet adversum eos bellum, et vincet illos
-13 In illa hora factus est terræ motus magnus
-15 Et factæ sunt voces magnæ in cœlo dicentes Factum est regnum hujus mundi
-19 Facta sunt fulgura, et voces, et terræ motus
12- 7 Et factum est prælium magnum in cœlo
-10 Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri
-15 Ut eam faceret trahi a flumine
-17 Et abiit facere prælium cum reliquis
13- 5 Et data est ei potestas facere menses quadraginta duos
- 7 Et est datum illi bellum facere cum sanctis

Apoc. 13-12 Et potestatem prioris bestiæ omnem faciebat
Et fecit terram, et habitantes in ea, adorare
-13 Et fecit signa magna, ut etiam ignem faceret de cœlo descendere in terram
-14 Signa... data... illi facere in conspectu bestiæ, dicens... ut faciant imaginem bestiæ
-15 Faciat ut quicumque non adoraverint
-16 Faciet omnes pusillos, et magnos, et divites
14- 7 Et adorate eum qui fecit cœlum et terram
16- 2 Factum est vulnus sævum et pessimum
- 3 Et factus est sanguis tanquam mortui
- 4 Super fontes aquarum, et factus est sanguis
-10 Et factum est regnum ejus tenebrosum
-14 Sunt e. spiritus dæmoniorum facientes signa
-17 Exivit vox magna... dicens : Factum est
-18 Et facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua, et terræ motus factus est magnus
-19 Et facta est civitas magna in tres partes
-21 Quoniam magna facta est vehementer
17-16 Et desolatam facient illam et nudam
-17 Ut faciant quod placitum est illi
18- 2 Et facta est habitatio dæmoniorum
- 3 De virtute deliciarum ejus divites facti sunt
-15 Mercatores horum, qui divites facti sunt
-19 Væ, væ civitas illa magna, in qua divites facti sunt omnes
19-10 Vide ne feceris : conservus tuus sum
-19 Ad faciendum prælium cum illo
-20 Fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos
21- 5 Ecce nova facio omnia
- 6 Et dixit mihi : Factum est
-27 Aut abominationem faciens et mendacium
22- 6 Ostendere servis suis quæ oportet fieri cito
- 9 Vide ne feceris : conservus enim tuus sum
-15 Et omnis qui amat et facit mendacium

FACTIO.

Amos. 6- 7 Auferetur factio lascivientium

FACTOR.

Deut. 32-15 Dereliquit Deum factorem suum, et recessit
Job. 4-17 Numquid homo... justificabitur, aut factore suo purior erit, vir ?
32-22 Nescio.. si post modicum tollat me factor m.
Prov. 14-31 Qui calumniatur egentem, exprobrat factori ejus
17- 5 Qui despicit pauperem, exprobrat factori ej.
Eccle. 2-12 Ut sequi possit regem factorem suum
Sap. 16-24 Creatura enim tibi factori deserviens
Isai. 17- 7 In die illa inclinabitur homo ad factorem
29-16 Et dicat opus factori suo : Non fecisti mihi
51-13 Et oblitus es Domini factoris tui
Osee. 8-14 Et oblitus est Israël factoris sui, et ædificavit delubra
1 Mac. 2-67 Adducetis ad vos omnes factores legis
Rom. 2-13 Sed factores legis justificabuntur
Jacob. 1-22 Estote a. factores verbi, et non auditores
-23 Quia si quis auditor est verbi, et non factor
-25 Non auditor obliviosus factus, sed factor operis
4-11 Non es factor legis, sed judex

FACTUM, FACTA.

Josue. 20- 6 Donec stet ante judicium, causam reddens facti sui
Judic. 6-29 Cumque perquirerent auctorem facti, dictum est
2 Reg. 24-10 Peccavi valde in hoc facto
2 Par. 28-10 Quod nequaquam facto opus est
Judith. 5-13 Vel unus, qui factum posteris nuntiaret
Psal. 63-10 Et facta ejus intellexerunt
142- 5 In factis manuum tuarum meditabar
Eccle. 2- 3 Quo facto opus est sub sole numero dierum
8-14 Securi sunt, quasi justorum facta habeant
Sap. 11-21 Persecutionem passi ab ipsis factis suis
Eccli. 5- 3 Aut quis me subjiciet propter facta mea ?
26- 3 In parte timentium Deum dabitur viro pro factis bonis
32-24 Et post factum non pœnitebis
Jerem. 25-14 Et secundum facta manuum suarum
Baruc. 6- 4 Ne et vos similes efficiamini factis alienis
Luc. 23-41 Nam digna factis recipimus
Act. 13-12 Tunc proconsul, cum vidisset factum
Rom. 3-27 Exclusa est. Per quam legem ? Factorum ?
8-13 Si a. spiritu facta carnis mortificaveritis
15-18 Quæ per me non efficit Christus in obedientiam Gentium, verbo et factis
2 Cor. 8-11 Nunc vero et facto perficite
10-11 Absentes, tales et præsentes in facto
1 Tim. 5-25 Similiter et facta bona manifesta sunt
Tit. 1-16 Confitentur se nosse Deum, factis a. negant
Hebr. 12-27 Declarat mobilium translationem, tanquam factorum
Jacob. 1-25 Hic beatus in facto suo erit
Apoc. 2- 6 Quia odisti facta Nicolaitarum

FACTURA.

Num. 8- 4 Hæc autem erat factura candelabri
Psal. 91- 5 Delectasti me, Domine, in factura tua
Osee. 13- 2 Factura artificum totum est
Ephes. 2-10 Ipsius e. sumus factura, creati in Christo

FACULA.

Eccli. 48- 1 Et verbum ipsius quasi facula ardebat
2 Mac. 4-22 Cum facularum luminibus... ingressus est
Apoc. 8-10 Stella magna, ardens tanquam facula

FACULTAS.

Gen. 31- 1 Et de illius facultate ditatus
-14 Numquid habemus residui quidquam in facultatibus
Tobiæ. 1-19 Dividebatq. unicuique... de facultatibus s.
-25 Omnisque facultas ejus restituta est ei
Judith. 3- 3 Universæ facultates nostræ, atque familiæ
Eccli. 40-26 Facultates et virtutes exaltant cor
Luc. 8- 3 Quæ ministrabant ei de facultatibus suis
1 Cor. 7-35 Quod honestum est, et quod facultatem præbeat
13- 3 Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas

FÆX.

Psal. 39- 3 Eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fæcis
74- 9 Verumtamen fæx ejus non est exinanita
Isai. 49- 6 Ad suscitandas tribus Jacob, et fæces Israël
51-17 Bibisti, et potasti usque ad fæces
Jerem. 48-11 Et requievit in fæcibus suis
Ezech. 23-34 Bibes illum, et epotabis usque ad fæces
Soph. 1-12 Super viros defixos in fæcibus suis

FALCATUS.

Judic. 1-19 Quia falcatis curribus abundabant
4- 3 Nongentos enim habebat falcatos currus
-13 Congregavit nongentos falcatos currus

FALLACIA.

Prov. 5- 2 Ne attendas fallaciæ mulieris
Eccli. 1-40 Cor tuum plenum est dolo et fallacia
2 Mac. 13- 3 Cum multa fallacia deprecabatur Antiochum
15-10 Simul ostendebat gentium fallaciam
Matth. 13-22 Et fallacia divitiarum suffocat verbum
Act. 13-10 Dixit : O plene omni dolo, et omni fallacia
Colos. 2- 8 Per philosophiam et inanem fallaciam
Hebr. 3-13 Ut non obduretur quis ex vobis fallacia peccati

FALLAX.

Psal. 32-17 Fallax equus ad salutem
Prov. 6-19 Proferentem mendacia testem fallacem
17- 4 Et fallax obtemperat labiis mendacibus
26-28 Lingua fallax non amat veritatem
31-30 Fallax gratia, et vana est pulchritudo
Isai. 10- 6 Ad gentem fallacem mittam eum
Dan. 2- 9 Interpretationem quoque fallacem... composueritis

FALLO.

Exod. 8-29 Verumtamen noli ultra fallere
3 Reg. 13-18 Fefellit eum, (19) et reduxit secum
Judith. 5-28 Ut ergo agnoscat Achior quoniam fallit nos
Prov. 24-12 Servatorem animæ tuæ nihil fallit
Jacob. 1-22 Non auditores tantum, fallentes vosmetipsos

FALSILOQUUS.

Job. 16- 9 Suscitatur falsiloquus adversus faciem meam

FALSO.

Jerem. 5- 2 Dixerint : et hoc falso jurabunt
14-14 Falso prophetæ vaticinantur in nomine meo
29- 9 Quia falso ipsi prophetant vobis

FALSUM.

Gen. 42-16 Quæ dixistis utrum vera an falsa sint
Judic. 16-10 Ecce illusisti mihi, et falsum locutus es
-13 Usquequo decipis me, et falsum loqueris ?
4 Reg. 9-12 Illi responderunt : Falsum est, sed magis narra nobis
Psal. 57- 4 Erraverunt ab utero : locuti sunt falsa
Sap. 14-28 Aut certe vaticinantur falsa, aut vivunt
Jerem. 10-14 Quoniam falsum est quod conflavit
37-13 Respondit Jeremias : Falsum est, non fugio
40-16 Falsum enim tu loqueris de Ismahel
Thren. 2-14 Prophetæ tui viderunt tibi falsa
Baruc. 6- 7 Falsa sunt, et non possunt loqui
-44 Omnia a. quæ illis fiunt, falsa sunt
-47 Reliquerunt autem falsa, et opprobrium
-50 Scietur postea quia falsa sunt
Act. 25-24 Quia quæ de te audierunt, falsa sunt

FALSUS, A, UM.

Exod. 20-16 Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium
23- 1 Ut pro impio dicas falsum testimonium
Num. 5-14 Vel falsa suspicione appetitur
Deut. 5-20 Nec loqueris... falsum testimonium
19-18 Persecutantes, invenerint falsum testem dixisse
3 Reg. 21-10 Et falsum testimonium dicant
Judith. 5- 5 Non egredietur verbum falsum ex ore
Psal. 39- 5 Non respexit in vanitates et insanias falsas
Prov. 19- 5 Testis falsus non erit impunitus
- 9 Falsus testis non erit impunitus
25-18 Qui loquitur contra proximum suum falsum testimonium
Eccli. 8-22 Ne forte inferat tibi gratiam falsam
20-18 Qui e. edunt panem illius, falsæ linguæ sunt
-20 Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens
Thren. 2-14 Viderunt a. tibi assumptiones falsas
Baruc. 6-58 Melius est esse regem ostentantem... quam falsi dii
Dan. 13-43 Scis quoniam falsum testimonium tulerunt
-49 Quia falsum testimonium locuti sunt
-61 Convicerat e. eos... falsum dixisse testim.
Habac. 2-18 Sculpsit... conflatile et imaginem falsam
2 Mac. 5- 5 Sed cum falsus rumor exisset
Matth. 7-15 Attendite a falsis prophetis
15-19 Exeunt... falsa testimonia, blasphemiæ
19-18 Non falsum testimonium dices
26-59 Quærebant falsum testimonium contra Jesum
-60 Cum multi falsi testes accessissent. Novissime a. venerunt duo falsi testes
Marc. 10-19 Ne falsum testimonium dixeris
14-56 Multi e. testimonium falsum dicebant
-57 Falsum testimon. ferebant adversus eum
Luc. 18-20 Non falsum testimonium dices
Act. 6-13 Et statuerunt falsos testes, qui dicerent
Rom. 13- 9 Non falsum testimonium dices
1 Cor. 15-15 Invenimur autem et falsi testes Dei
2 Cor. 11-26 Periculis in falsis fratribus
Galat. 2- 4 Propter subintroductos falsos fratres
1 Tim. 6-20 Devitans... oppositiones falsi nominis

FALX.

Deut. 16- 9 Ab ea die qua falcem in segetem miseris
23-25 Manu conteres : falce autem non metes
Isai. 2- 4 Conflabunt... et lanceas suas in falces
18- 5 Præcidentur ramusculi ejus falcibus
Jerem. 50-16 Et tenentem falcem in tempore messis
Joel. 3-13 Mittite falces, quoniam maturavit messis
2 Mac. 13- 2 Habentem... currus cum falcibus trecentos
Marc. 4-29 Statim mittit falcem, quoniam adest messis
Apoc. 14-14 Habentem... in manu sua falcem acutam
-15 Mitte falcem tuam, et mete
-16 Et misit... falcem suam in terram
-17 Habens et ipse falcem acutam
-18 Ad eum qui habebat falcem acutam, dicens : Mitte falcem tuam acutam
-19 Et misit Angelus falcem suam acutam

FAMA.

Josue. 9- 9 Audivimus enim famam potentiæ ejus
Ruth. 1-19 Velox apud cunctos fama percrebruit
1 Reg. 2-24 Non enim est bona fama, quam ego audio
13- 4 Universus Israël audivit hujuscemodi famam
23-10 Audivit famam servus tuus
2 Reg. 13-30 Fama pervenit ad David, dicens
3 Reg. 10- 1 Regina Saba, audita fama Salomonis
2 Par. 9- 1 Cum audisset famam Salomonis, venit
- 6 Vicisti famam virtutibus tuis
Esth. 9- 4 Fama quoque nominis ejus crescebat
Job. 28-22 Auribus nostris audivimus famam ejus
Prov. 15-30 Fama bona impinguat ossa
Eccli. 3-18 Quam malæ famæ est, qui derelinquit patrem
Jerem. 6-24 Audivimus famam ejus, dissolutæ s. manus
50-43 Audivit rex Babylonis famam eorum
Dan. 11-44 Et fama turbabit eum ab Oriente
2 Mac. 4-39 Divulgata fama, congregata est multitudo
8- 7 Et fama virtutis ejus ubique diffundebatur
Matth. 9-26 Exiit fama hæc in universam terram
14- 1 Audivit Herodes tetrarcha famam Jesu
Luc. 4-14 Et fama exiit per universam regionem
-37 Et divulgabatur fama de illo in o. locum
2 Cor. 6- 8 Per infamiam, et bonam famam
Philip. 4- 8 Quæcumque bonæ famæ... hæc cogitate

FAMELICUS.

1 Reg. 2- 5 Famelici saturati sunt, donec sterilis peperit
Job. 5- 5 Cujus messem famelicus comedet

FAMES.

Gen. 12-10 Facta est autem fames in terra
Prævaluerat enim fames in terra
26- 1 Orta autem fame super terram
41-27 Septem anni venturæ sunt famis
-30 Consumptura est enim fames omnem terram
-36 Et præparetur futuræ septem annorum fami
-50 Nati sunt autem... antequam veniret fames
-54 Et in universo orbe fames prævaluit
-56 Crescebat a. quotidie fames in omni terra
Nam et illos oppresserat fames
42- 5 Erat autem fames in terra Chanaan
43- 1 Interim fames omnem terram vehementer premebat
45- 6 Biennium est enim quod cœpit fames esse in terra
-11 Adhuc e. quinque anni residui sunt famis
47- 4 Ingravescente fame in terra Chanaan
-13 Oppresserat fames terram, maxime Ægypti
-20 Vendentibus... præ magnitudine famis
Exod. 16- 3 Ut occideretis omnem multitudinem fame
Deut. 25-18 Quando tu eras fame et labore confectus
28-20 Mittet Dominus super te famem et esuriem
-48 In fame, et siti, et nuditate, et omni penuria
32-24 Consumentur fame, et devorabunt eos aves
Ruth. 1- 1 Facta est fames in terra
2 Reg. 17-29 Suspicati e. sunt, populum fame et siti fatigari
21- 1 Facta est quoque fames in diebus David
24-13 Septem annis veniet tibi fames in terra tua
3 Reg. 8-37 Fames si oborta fuerit in terra
18- 2 Erat autem fames vehemens in Samaria
4 Reg. 4-38 Erat autem fames in terra
6-25 Factaque est fames magna in Samaria
7- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem, fame moriemur
-12 Sciunt quia fame laboramus
8- 1 Vocavit enim Dominus famem, et veniet
25- 3 Prævaluitq. fames in civitate, nec erat panis
1 Par. 21-12 (*Elige quod volueris*) aut tribus annis famem
2 Par. 6-28 Fames si orta fuerit in terra, et pestilentia
20- 9 Gladius judicii, pestilentia, et fames
32-11 Ut tradat morti in fame et siti
2 Esdr. 5- 3 Et accipiamus frumentum in fame
9-15 Panem quoque de cœlo dedisti eis in fame
Judith. 5- 9 Cumque operuisset omnem terram fames
11-10 Insuper etiam fames invasit eos
Job. 5-20 In fame eruet te de morte
-22 In vastitate et fame ridebis
18-12 Attenuetur fame robur ejus
30- 3 Egestate et fame steriles, qui rodebant
Psal. 32-19 Ut eruat a morte animas eorum : et alat eos in fame
36-19 Et in diebus famis saturabuntur
58- 7 Et famem patientur ut canes
-15 Et famem patientur ut canes
104-16 Et vocavit famem super terram
Prov. 10- 3 Non affliget Dominus fame animam justi
28- 3 Similis est imbri vehementi, in quo paratur fames
Eccli. 39-35 Ignis, grando, fames, et mors, omnia hæc ad vindictam creata sunt
40- 9 Oppressiones, fames, et contritio, et flagella
48- 2 Qui induxit in illos famem
Isai. 5-13 Et nobiles ejus interierunt fame
14-30 Et interire faciam in fame radicem tuam
51-19 Vastitas, et contritio, et fames, et gladius
Jerem. 5-12 Gladium et famem non videbimus
11-22 Et filiæ eorum morientur in fame
14-12 Quoniam gladio, et fame, et peste consumam
-13 Non videbitis gladium, et fames non erit in vobis
-15 Gladius et fames non erit in terra hac
In gladio et fame consumentur prophetæ illi
-16 Erunt projecti in viis Jerusalem præ fame
-18 Si introiero in civitatem, ecce attenuati fame
15- 2 Et qui ad famem, ad famem
16- 4 Et gladio et fame consumentur
18-21 Propterea da filios eorum in famem
21- 7 Qui derelicti sunt... a peste, et gladio, et fame
- 9 Morietur gladio, et fame, et peste
24-10 Et mittam in eis gladium, et famem
27- 8 In fame, et in peste visitabo super gentem
-13 Quare moriemini tu et populus tuus gladio, et fame
28- 8 De prælio, et de afflictione, et de fame
29-17 Ecce mittam in eos gladium, et famem, et pestem
-18 Et persequar eos in gladio, et in fame
32-24 A facie gladii, et famis, et pestilentiæ
-36 In gladio, et in fame, et in peste
34-17 Ad gladium, ad pestem, et ad famem
38- 2 Morietur gladio, et fame, et peste
Jerem. 38- 9 Mittentes eum in lacum ut moriatur ibi fame
42-14 Famem non sustinebimus : et ibi habitabim.
-16 Et fames, pro qua estis solliciti, adhærebit vobis
-17 Morientur gladio, et fame, et peste
-22 Quia gladio, et fame, et peste moriemini
44-12 Cadent in gladio et in fame
Usque ad maximum, in gladio et in fame morientur
-13 Visitavi super Jerusalem in gladio, et fame
-18 Et gladio et fame consumpti sumus
-27 Consumentur omnes... gladio et fame
52- 6 Nona mensis, obtinuit fames civitatem
Thren. 2-19 Qui defecerunt in fame in capite omnium
4- 9 Melius fuit occisis gladio, quam interfectis fame
5-10 Exusta est a facie tempestatum famis
Baruc. 2-25 In fame, et in gladio, et in emissione
Ezech. 5-12 Et fame consumetur in medio tui
-16 Quando misero sagittas famis pessimas
Famem congregabo super vos, et conteram
-17 Immittam in vos famem, et bestias
6-11 Quia gladio, fame, et peste ruituri sunt
-12 Qui relictus fuerit, et obsessus, fame morietur
7-15 Gladius foris ; et pestis et fames intrinsecus
Pestilentia et fame devorabuntur
12-16 Relinquam ex eis viros paucos, a gladio, et fame, et pestilentia
14-13 Et immittam in eam famem
-21 Famem, ac bestias malas, et pestilentiam immisero
34-29 Non erunt ultra imminuti fame in terra
36-29 Multiplicabo illud, et non imponam vobis famem
-30 Ut non portetis ultra opprobrium famis
Amos. 8-11 Et mittam famem in terram : non famem panis, neque sitim aquæ, sed audiendi verbum
1 Mac. 6-54 Quoniam obtinuerat eos fames
9-24 In diebus illis facta est fames magna valde
13-49 Et multi ex eis fame perierunt
Matth. 24- 7 Erunt pestilentiæ, et fames
Marc. 13- 8 Erunt terræ motus per loca, et fames
Luc. 4-25 Cum facta esset fames magna in omni terra
15-14 Facta est fames valida in regione illa
-17 Ego autem hic fame pereo !
21-11 Et pestilentiæ, et fames, terroresq. de cœlo
Act. 7-11 Venit autem fames in universam Ægyptum
11-28 Significabat per Spiritum famem magnam futuram
Rom. 8-35 An fames? an nuditas? an periculum?
2 Cor. 11-27 In fame et siti, in jejuniis multis
Apoc. 6- 8 Interficere gladio, fame, et morte, et bestiis
18- 8 Venient plagæ ejus, mors, et luctus, et fames

FAMILIA.

Gen. 10- 5 Secundum linguam suam et familias suas
-32 Hæ familiæ Noë juxta populos et nationes suas
26-14 Habuit quoque possessiones ovium et armentorum, et familiæ plurimum
45-16 Gavisus est Pharao, atq. omnis familia ejus
47-24 Et in cibum familiis et liberis vestris
50- 4 Locutus est Joseph ad familiam Pharaonis
Exod. 6-14 Isti sunt principes domorum per familias
-19 Hæ cognationes Levi per familias suas
-25 Hi sunt principes familiarum Leviticarum
12- 3 Tollat unusquisque agnum per familias
-21 Ite, tollentes animal per familias vestras
Levit. 21-17 Homo de semine tuo per familias
25-10 Unusquisque rediet ad familiam pristinam
Num. 1-18 Recensentes eos per cognationes et domos ac familias
-20 De Ruben primogenito Israëlis per generationes et familias ac domos
-22 De filiis Simeon
-24 De filiis Gad
-26 De filiis Juda
-28 De filiis Issachar
-30 De filiis Zabulon
-32 De filiis Joseph, filiorum Ephraïm
-34 Porro filiorum Manasse
-36 De filiis Benjamin
-38 De filiis Dan
-40 De filiis Aser
-42 De filiis Nephthali
(-22 to -42: Per generationes et familias... recensiti)
-45 Omnis numerus filiorum Israël per domos et familias suas
-47 Levitæ a. in tribu familiarum suarum non sunt numerati
2-34 Profecti per familias ac domos patrum
3-15 Numera filios Levi per domos patrum
-21 De Gerson fuere familiæ duæ

Num. 3-27 Hæ sunt familiæ Caathitarum recensitæ
-39 Juxta præceptum Domini per familias suas
4- 2 De medio Levitarum per domos et familias
-22 Per domos ac familias et cognationes suas
-24 Hoc est officium familiæ Gersonitarum
-28 Hic est cultus familiæ Gersonitarum
-29 Filios quoque Merari per familias et domos patrum suorum recensebis
-33 Hoc est officium familiæ Meraritarum
7- 2 Principes Israël et capita familiarum
11-10 Audivit ergo Moyses flentem populum per familias
17- 3 Una virga cunctas seorsum familias continebit
18-31 Comedetis... tam vos quam familiæ vestræ
20-30 Flevit super eo... per cunctas familias suas

26- 5 Ruben primogenitus Israël :

Henoch, a quo familia Henochitarum
Et Phallu, a quo familia Phalluitarum
- 6 Et Hesron, a quo familia Hesronitarum
Et Charmi, a quo familia Charmitarum
- 7 Hæ sunt familiæ de stirpe Ruben

- 12 Filii Simeon

Namuël, ab hoc familia Namuëlitarum
Jamin, ab hoc familia Jaminitarum
Jachin, ab hoc familia Jachinitarum
-13 Zare, ab hoc familia Zareitarum
Saül, ab hoc familia Saulitarum
-14 Hæ sunt familiæ de stirpe Simeon

- 15 Filii Gad :

Sephon, ab hoc familia Sephonitarum
Aggi, ab hoc familia Aggitarum
Suni, ab hoc familia Sunitarum
-16 Ozni, ab hoc familia Oznitarum
Her, ab hoc familia Heritarum
-17 Arod, ab hoc familia Aroditarum
Ariel, ab hoc familia Arielitarum.
-18 Istæ sunt familiæ Gad

- 19 Filii Juda :

Her et Onan, qui ambo mortui sunt in terra Chanaan
-20 Sela, a quo familia Selaïtarum
Phares, a quo familia Pharesitarum
Zare, a quo familia Zareïtarum
-21 Porro filii Phares : Hesron, a quo familia Hesronitarum
Et Hamul, a quo familia Hamulitarum
-22 Istæ sunt familiæ Juda

- 23 Filii Issachar

Thola, a quo familia Tholaïtarum
Phua, a quo familia Phuaïtarum
-24 Jasub, a quo familia Jasubitarum
Semran, a quo familia Semranitarum

-26 Filii Zabulon :

Sared, a quo familia Sareditarum
Elon, a quo familia Elonitarum
Jalel, a quo familia Jalelitarum

-28 Filii Joseph... Manasse et Ephraïm

-29 De Manasse ortus est Machir, a quo familia Machiritarum
Machir genuit Galaad, a quo familia Galaaditarum
-30 Galaad habuit filios : Jezer, a quo familia Jezeritarum
Et Helec, a quo familia Helecitarum
-31 Et Asriel, a quo familia Asrielitarum
Et Sechem, a quo familia Sechemitarum
-32 Et Semida, a quo familia Semidaïtarum
Et Hepher, a quo familia Hepheritarum
-34 Hæ sunt familiæ Manasse

-35 Filii autem Ephraïm :

Suthala, a quo familia Suthalaïtarum

Num. 26-35 Becher, a quo familia Becheritarum
Thehen, a quo familia Thehenitarum
-36 Porro filius Suthala fuit Heran, a quo familia Heranitarum
-38 Isti sunt filii Joseph per familias suas

-38 Filii Benjamin :

Bela, a quo familia Belaïtarum
Asbel, a quo familia Asbelitarum
Ahiram, a quo familia Ahiramitarum
-39 Supham, a quo familia Suphamitarum
Hupham, a quo familia Huphamitarum
-40 Filii Bela : Hered et Noëman. De Hered, familia Hereditarum : de Noëman, familia Noëmanitarum

---

-42 Filii Dan :

Suham, a quo familia Suhamitarum
Hæ sunt cognationes Dan per familias suas

-44 Filii Aser :

Jemna, a quo familia Jemnaïtarum
Jessui, a quo familia Jessuitarum
Brie, a quo familia Brieïtarum
-45 Filii Brie : Heber, a quo familia Heberitarum
Et Melchiel, a quo familia Melchielitarum

-48 Filii Nephthali :

Jesiel, a quo familia Jesielitarum
Guni, a quo familia Gunitarum
-49 Jeser, a quo familia Jeseritarum
Sellem, a quo familia Sellemitarum
-50 Hæ sunt cognationes filiorum Nephthali per familias suas

-57 Numerus filiorum Levi per familias suas

Gerson, a quo familia Gersonitarum
Caath, a quo familia Caathitarum
Merari, a quo familia Meraritarum
-58 Hæ sunt familiæ Levi :
Familia Lobni
Familia Hebroni
Familia Moholi
Familia Musi
Familia Core
27- 3 Cur tollitur nomen illius de familia sua
32-28 Præcepit ergo... et principibus familiarum
33-54 Per tribus et familias possessio dividetur
34-14 Tribus e. filiorum Ruben per familias suas
36- 1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad
- 8 Ut hæreditas permaneat in familiis
-12 De familia Manasse, qui fuit filius Joseph Mansit in tribu et familia patris earum
Deut. 29-18 Familia aut tribus, cujus cor aversum est
Josue. 7-17 Quæ cum juxta familias suas esset oblata Inventa est familia Zare
13-28 Hæc est possessio filiorum Gad per familias
14- 1 Et principes familiarum per tribus Israël
16- 8 Hæc est possessio tribus filiorum Ephraïm per familias suas
17- 2 Et reliquis filior. Manasse juxta familias suas
18-11 Sors prima filiorum Benjamin per familias
-20 Per terminos suos in circuitu, et familias s.
-28 Hæc est possessio filiorum Benjamin juxta familias suas
19-32 Nephthali sexta sors cecidit per familias suas
-40 Tribui filiorum Dan per familias suas egressa est sors septima
-51 Et principes familiarum ac tribuum
21- 1 Accesseruntque principes familiarum Levi
- 4 Egressaque est sors in familiam Caath
-10 Filiis Aaron per familias Caath
-20 Per familias filiorum Caath Levitici generis
-33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim
-34 Per familias suas data est de tribu Zabulon
-38 Per familias et cognationes suas, duodecim
-40 Cum suburbanis suis, singulæ per familias distributæ
Judic. 6-11 Pertinebat ad Joas patrem familiæ Ezri
-15 Ecce familia mea infima est in Manasse
-24 Cumque adhuc esset in Ephra, quæ est familiæ Ezri

Judic. 8-32 Sepultus est... in Ephra de familia Ezri
9- 6 Et universæ familiæ urbis Mello
18- 2 Miserunt ergo filii Dan, stirpis et familiæ suæ quinque viros
-19 An in una tribu et familia in Israël?
21-24 Reversi sunt per tribus et familias
Ruth. 4- 6 Neque enim posteritatem familiæ meæ delere debeo
-10 Ne vocabulum ejus de familia sua.. deleatur
-14 Ut deficeret successor familiæ tuæ
1 Reg. 9-21 Cognatio mea novissima inter omnes familias
10-19 State... per tribus vestras, et per familias
3 Reg. 8- 1 Et duces familiarum filiorum Israël
4 Reg. 3-17 Et bibetis vos, et familiæ vestræ
1 Par. 5- 7 Quando numerabantur per familias suas
-15 Princeps domus in familiis suis
-24 Et nominati duces in familiis suis
6-19 Hæ autem cognationes Levi secundum familias eorum
7- 4 Per familias et populos suos, accincti ad prælium
- 7 Et Jerimoth et Uraï quinque principes familiarum
- 9 Numerati sunt autem per familias suas
8-10 Hi sunt filii ejus, principes in familiis suis
9- 9 Et fratres eorum per familias suas, nongenti
-13 Fratres quoq. eorum principes per familias
-19 Et familiæ eorum per vices castrorum Domini custodientes introitum
-33 Hi sunt principes cantorum per familias
-34 Per familias suas principes, manserunt in Jerusalem
15-12 Qui estis principes familiarum Leviticarum
16-28 Afferte Domino, familiæ populorum
23- 9 Isti principes familiarum Leedan
-11 In una familia, unaque domo computati sunt
-24 Hi filii Levi in cognationibus et familiis suis
24- 4 Divisit... principes per familias sedecim
Et filiis Ithamar per familias et domos suas
- 5 Divisit utrasque inter se familias sortibus
- 6 Principibus quoq. familiarum sacerdotalium
-30 Secundum domos familiarum suarum
-31 Et principibus familiarum sacerdotalium
26- 6 Nati sunt filii, præfecti familiarum suarum
-13 Et parvis, et magnis, per familias suas
-21 De Ledan principes familiarum, Ledan et Gersonni
-26 Et principes familiarum, et tribuni
-31 Secundum familias et cognationes eorum
-32 Duo millia septingenti principes familiarum
27- 1 Principes familiarum, tribuni, et centurion.
29- 6 Polliciti sunt itaque principes familiarum
2 Par. 1- 2 Præcepitque Salomon... principibus familiarum
5- 2 Et capita familiarum de filiis Israël in Jerus.
17-14 Per domos atque familias singulorum
19- 8 Sacerdotes, et principes familiarum ex Isr.
23- 2 Congregaverunt... et principes familiarum Israël
25- 5 Et constituit eos per familias
26-12 Numerus principum per familias virorum fortium
31-17 Sacerdotibus per familias, et Levitis
35- 5 Et ministrate in sanctuario per familias
-12 Ut darent per domos et familias singulorum
1 Esdr. 8- 1 Hi sunt ergo principes familiarum
-29 Coram principibus sacerdotum... et ducibus familiarum Israël
10-16 Viri principes familiarum
2 Esdr. 7-70 Nonnulli autem de principibus familiarum dederunt in opus
8-13 Congregati sunt principes familiarum
12-22 Scripti principes familiarum
-23 Filii Levi principes familiarum, scripti in libro
Tobiæ. 10-13 Regere familiam, gubernare domum
11- 3 Lento gradu sequantur iter nostrum familiæ
-18 Et omnis familia sana, et pecora, et cameli
Judith. 3- 3 Facultates nostræ, atque familiæ, in conspectu tuo sunt
8- 7 Reliquerat... et familiam copiosam
Job. 1- 3 Quingentæ asinæ, ac familia multa nimis
Psal. 21-28 Et adorabunt... universæ familiæ gentium
106-41 Et posuit sicut oves familias
Eccle. 2- 7 Possedi ... et ancillas, multamque familiam
Mich. 2- 3 Ecce ego cogito super familiam istam malum
Nahum. 3- 4 Quæ vendidit... et familias in maleficiis suis
Zach. 12-12 Et planget terra : familiæ et familiæ seorsum : familiæ domus David seorsum
-13 Familiæ domus Nathan seorsum, et mulieres
Familiæ domus Levi seorsum, et mulieres
Familiæ Semei seorsum, et mulieres eorum
-14 Omnes familiæ reliquæ, familiæ et familiæ seorsum, et mulieres eorum seorsum

Zach. 14-17 Qui non ascenderit de familiis terræ ad Jerusalem
-18 Quod et si familia Ægypti non ascenderit
*Matth.*24-45 Quem constituit dom. suus super familiam
Luc. 2- 4 Eo quod esset de domo et familia David
12-42 Quem constituit Dom. supra familiam suam
Act. 3-25 In semine tuo benedicentur omnes familiæ

FAMILIARITER.

Judic. 19- 4 Comedens cum eo, et bibens familiariter

FAMILIAS *compositum.*

Vide in MATER *et* PATER.

FAMOSUS, FAMOSISSIMUS.

Gen. 6- 4 Isti sunt potentes a sæculo viri famosi
Judith. 8- 8 Et erat hæc in omnibus famosissima
*Ezech.*23-10 Et factæ sunt famosæ mulieres
2 Mac. 2-23 Et famosissimum in toto orbe templum recuperarent

FAMULA.

Gen. 12-16 Oves, et boves, et asini, et servi, et famulæ
25-12 Quem peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ
30- 3 At illa : Habeo, inquit, famulam Balam
31-33 Tabern. Jacob et Liæ, et utriusque famulæ
32-22 Tulit duas uxores suas et totidem famulas
33- 1 Divisitque filios Liæ et Rachel, ambarumque famularum
Exod. 2- 5 In papyrione, misit unam e famulabus suis
21- 7 Si quis vendiderit filiam suam in famulam
Deut. 12-12 Vos et filii ac filiæ vestræ, famuli et famulæ
-18 Et filius tuus, et filia tua, et servus et famula
Ruth. 3- 9 Expande pallium tuum super famulam tuam
1 Reg. 1-11 Si respiciens videris afflictionem famulæ tuæ
25-24 Et audi verba famulæ tuæ
-28 Aufer iniquitatem famulæ tuæ
-41 Et ait : Ecce famula tua sit in ancillam
2Esdr. 5- 5 Et de filiabus nostris sunt famulæ
Esth. 7- 4 Utinam in servos et famulas venderemur
15- 5 Assumpsit duas famulas
- 7 Altera a. famularum sequebatur dominam
Jerem. 34-11 Et subjugaverunt in famulos et famulas

FAMULATUS.

Exod. 1-14 Perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateris, omnique famulatu

FAMULUS.

Gen. 41-12 Hebræus, ejusdem ducis militum famulus
42-11 Nec quidquam famuli tui machinantur mali
44-18 Et ne irascaris famulo tuo
-24 Cum ergo ascendissemus ad famulum tuum
-31 Deducent famuli tui canos ejus cum dolore
Exod. 5-16 En famuli tui flagellis cædimur, et injuste
Levit. 25-39 Non eum opprimes servitute famulorum
-45 In terra vestra, hos habebitis famulos
Num. 32- 5 Des nobis famulis tuis eam in possessionem
-27 Nos a. famuli tui omnes expediti pergemus
Deut. 12-12 Vos et filii ac filiæ vestræ, famuli et famulæ
Josue. 1-13 Quem præcepit vobis Moyses famulus Dom.
-15 Quam vobis dedit Moyses famulus Domini
8-31 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
-33 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
11-12 Sicut præceperat ei Moyses famulus Dom.
12- 6 Moyses famulus Domini, et filii Israël
13- 8 Terram quam tradidit eis Moyses famulus Domini
14- 7 Quando misit me Moyses famulus Domini
18- 7 Quas dedit eis Moyses famulus Domini
22- 2 Quæ præcepit vobis Moyses famulus Domini
- 4 Quam tradidit vobis Moyses famulus Dom.
- 5 Quam præcepit vobis Moyses famulus Do.
Judic. 2- 8 Josue filius Nun, famulus Domini
1 Reg. 8-15 Ut det eunuchis et famulis suis
18- 5 Maximeque in conspectu famulorum Saül
20- 8 Me famulum tuum tecum inire fecisti
2 Reg. 19-26 Dixique ei ego famulus tuus, ut sterneret mihi asinum
-36 Procedam famulus tuus a Jordane tecum
3 Reg. 1-26 Et Salomonem famulum tuum, non vocavit
3-15 Et grande convivium universis famulis suis
8-25 Conserva famulo tuo... quæ locutus es ei
1 Par. 17-19 Propter famulum tuum juxta cor t. fecisti
-23 Sermo quem locutus es famulo tuo
2 Par. 1- 3 Quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine
6-19 Preces, quas fundit famulus tuus coram te
-21 Exaudias preces famuli tui et populi tui Isr.
2Esdr. 1- 7 Et judicia, quæ præcepisti Moysi famulo tuo
Sap. 18-21 Ostendens quoniam tuus est famulus
Jerem. 34-11 Et subjugaverunt in famulos et famulas
Dan. 13-26 Cum ergo audissent clamorem famuli domus
Hebr. 3- 5 Fidelis erat in tota domo ejus tanq. famulus

FANUM.

Deut. 3-29 Mansimusque in valle contra fanum Phogor
4-46 Contra fanum Phogor in terra Sehon regis
Judic. 9- 4 Dederuntque illi septuaginta pondo argenti de fano Baalberit
-27 Ingressi sunt fanum dei sui, et inter epulas
-46 Ingressi sunt fanum dei sui Berith
3 Reg. 11- 7 Tunc ædificavit Salomon fanum
12-31 Et fecit fana in excelsis
13-32 Et contra omnia fana excelsorum
4 Reg. 10-26 Protulerunt statuam de fano Baal
17-29 Posueruntque eos in fanis excelsis
-32 Et ponebant eos in fanis sublimibus
23-19 Insuper et omnia fana excelsorum
1 Par. 10-10 Arma autem ejus consecraverunt in fano
2 Par. 14- 5 Abstulit de cunctis urbibus Juda aras et fana
24- 7 Ornaverunt fanum Baalim
1 Mac. 5-43 Fugerunt ad fanum, quod erat in Carnaïm
-44 Et fanum succendit igni
2 Mac. 1-15 Cumq... ingressus esset intra ambitum fani
14-33 Istud Dei fanum in planitiem deducam

FAR.

Exod. 9-32 Triticum autem et far non sunt læsa
Levit. 2-14 Et confringes in morem farris
-16 Adolebit... partem farris fracti, et olei

FARINA.

Gen. 40-16 Quod tria canistra farinæ haberem
Exod. 12-34 Tulit igitur populus conspersam farinam
-39 Coxeruntque farinam, quam... tulerant
Num. 5-15 Decimam partem sati farinæ hordeaceæ
Judic. 6-19 Coxit... et de farinæ modio azymos panes
1 Reg. 1-24 In vitulis tribus, et tribus modiis farinæ
28-24 Tollensque farinam, miscuit eam
2 Reg. 13- 8 Quæ tollens farinam commiscuit
17-28 Obtulerunt... et hordeum, et farinam
3 Reg. 4-22 Cori similæ, et sexaginta cori farinæ
17-12 Quantum pugillus capere potest farinæ
-14 Hydria farinæ non deficiet
-16 Hydria farinæ non defecit
4 Reg. 4-41 At ille, Afferte, inquit, farinam
1 Par. 12-40 Afferebant... farinam, palathas, uvam
Isai. 47- 2 Tolle molam, et mole farinam
Osee. 8- 7 Germen non faciet farinam
*Matth.*13-33 Abscondit in farinæ satis tribus
Luc. 13-21 Mulier abscondit in farinæ sata tria

FARINULA.

3 Reg. 17-13 Fac de ipsa farinula subcinericium

FAS.

2 Reg. 13-12 Neque enim hoc fas est in Israël
3 Reg. 2-20 Neque enim fas est ut avertam faciem tuam
Jerem. 38- 5 Nec e. fas est regem vobis quidquam negare
1 Mac. 12-11 Sicut fas est et decet meminisse fratrum
2 Mac. 7- 1 Compelli... edere contra fas carnes porcinas
12-14 Ac loquentes quæ fas non est
Act. 22-22 Non enim fas est eum vivere

FASCIA.

Isai. 3-24 Et pro fascia pectorali cilicium
Jerem. 2-32 Aut sponsa fasciæ pectoralis suæ

FASCICULUS.

Exod. 12-22 Fasciculumque hyssopi tingite in sang.
Levit. 23-11 Elevabit fasciculum coram Domino
1 Reg. 25-29 Custodita quasi in fasciculo viventium
Cant. 1-12 Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi
Isai. 58- 6 Solve fasciculos deprimentes
Amos. 9- 6 Fasciculum suum super terram fundavit
*Matth.*13-30 Et alligate ea in fasciculos

FASCINATIO.

Sap. 4-12 Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona

FASCINO.

Galat. 3- 1 Quis vos fascinavit non obedire veritati

FASCIOR.

*Ezech.*30-21 Ut... et fasciaretur linteolis

FASCIS.

Isai. 24-22 In congregatione unius fascis in lacum

FASTI.

1 Par. 27-24 Non est relatus in fastos regis David

FASTIDIUM.

*Ezech.*16-31 Quasi meretrix fastidio augens pretium

FASTIGIUM.

2 Reg. 18-24 Qui erat in fastigio portæ super murum
Hebr. 11-21 Et adoravit fastigium virgæ ejus

FATEOR.

Josue. 2- 4 Fateor, venerunt ad me, sed nesciebam

FATIGATIO.

1Thes. 2- 9 Memores enim estis, fratres, laboris nostri et fatigationis
2Thes. 3- 8 Sed in labore et in fatigatione

FATIGO.

2 Reg. 17-29 Populum fame et siti fatigari in deserto
Tobiæ. 2-10 Quadam die fatigatus a sepultura
Judith. 7- 9 Vel certe fatigati tradent civitatem
-22 Cum fatigati his clamoribus... siluissent
9- 7 Et tenebræ fatigaverunt eos
13- 2 Erant autem omnes fatigati a vino
Eccli. 23-24 Non fatigabitur transgrediens usq. ad finem
Isai. 33- 1 Cum fatigatus desieris contemnere
1 Mac. 3-17 Et nos fatigati sumus jejunio hodie
10-82 Equites enim fatigati erant
*2 Mac.*12-36 Diutius pugnantibus et fatigatis
Joan. 4- 6 Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat
Hebr. 12- 3 Ut ne fatigemini, animis vestris deficientes
- 5 Neque fatigeris dum ab eo argueris

FATUITAS.

Prov. 14-24 Fatuitas stultorum, imprudentia
16-22 Doctrina stultorum, fatuitas
Jerem. 23-13 In prophetis Samariæ vidi fatuitatem

FATUR.

Isai. 59- 3 Et lingua vestra iniquitatem fatur

FATUUS, FATUA.

Subst. et adject.

Prov. 11-22 Mulier pulchra et fatua
12-16 Fatuus statim indicat iram suam
13-16 Qui autem fatuus est, aperit stultitiam
15- 2 Os fatuorum ebullit stultitiam
17-12 Quam fatuo confidenti in stultitia sua
-21 Sed nec pater in fatuo lætabitur
Eccli. 8-20 Cum fatuis consilium non habeas
19-11 A facie verbi parturit fatuus
20-13 Gratiæ autem fatuorum effundentur
-17 Fatuo non erit amicus, et non erit gratia
-22 Ex ore fatui reprobabitur parabola
21-17 Cor fatui quasi vas confractum
-19 Narratio fatui quasi sarcina in via
-21 Tanquam domus exterminata, sic fatuo sapientia
-23 Fatuus in risu exaltat vocem suam
-25 Pes fatui facilis in domum proximi
-29 In ore fatuorum cor illorum
22- 7 Qui docet fatuum, quasi qui conglutinat testam
-10 Supra fatuum plora, deficit enim sensus
-12 Nequissima vita super mortem fatui
-13 Fatui autem et impii, omnes dies vitæ
-17 Quod illi aliud nomen quam fatuus ?
-18 Massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem, et fatuum
-23 Sicut cor trepidum in cogitatione fatui
25- 4 Senem fatuum et insensatum
33- 5 Præcordia fatui quasi rota carri
42- 8 De disciplina insensati et fatui
Isai. 32- 6 Stultus enim fatua loquetur
Jerem. 10- 8 Pariter insipientes et fatui probabuntur
Dan. 13-48 Sic fatui filii Israël, non judicantes
Matth. 5-22 Qui a. dixerit, Fatue : reus erit gehennæ
25- 2 Quinque autem ex eis erant fatuæ
- 3 Sed quinque fatuæ, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum
- 8 Fatuæ autem sapientibus dixerunt

FAUNI.

Fauni sunt dæmones, qui desertas terras incolunt, sese hominibus ostendentes corpore partim caprino, partim humano. Dicuntur hic ficarii quod eos caprificis, id est, ficis sylvestribus in solitudine nascentibus victitare mentiantur.

Jerem. 50-39 Habitabunt dracones cum faunis ficariis

FAUSTA.

1 Mac. 5-64 Convenerunt ad eos fausta acclamantes

FAUX et FAUCES.

Job. 6-30 Nec in faucibus meis stultitia personabit
12-11 Nonne auris verba dijudicat, et fauces comedentis, saporem
33- 2 Loquatur lingua mea in faucibus meis
Psal. 21-16 Lingua mea adhæsit faucibus meis
68- 4 Raucæ factæ sunt fauces meæ
118-103 Quam dulcia faucibus meis eloquia tua
136- 6 Adhæreat lingua mea faucibus meis
Prov. 3-22 Erit vita animæ tuæ, et gratia faucibus tuis

Eccli. 31-12 Non aperias super illam faucem tuam prior
36-21 Fauces contingunt cibum feræ
Osee. 6- 9 Et quasi fauces virorum latronum

FAVILLA.

Gen. 19-28 Viditque ascendentem favillam de terra
Levit. 6-11 Usque ad favillam consumi faciet
Job. 21-18 Et sicut favilla quam turbo dispergit
30-19 Assimilatus sum favillæ et cineri
42- 6 Ago pœnitentiam in favilla et cinere
Isai. 1-31 Fortitudo vestra, ut favilla stuppæ
5-24 Sic radix eorum quasi favilla erit
29- 5 Sicut favilla pertransiens multitudo eorum
Ezech. 15- 4 Medietas ejus redacta est in favillam
Dan. 2-35 Redacta quasi in favillam æstivæ areæ

FAVUS.

Judic. 14- 8 In ore leonis erat ac favus mellis
1 Reg. 14-27 Et intinxit in favum mellis
Psal. 18-11 Et dulciora super mel et favum
Prov. 5- 3 Favus enim distillans labia meretricis
16-24 Favus mellis, composita verba
24-13 Et favum dulcissimum gutturi tuo
27- 7 Anima saturata calcabit favum
Cant. 4-11 Favus distillans labia tua, sponsa
5- 1 Comedi favum cum melle meo
Eccli. 24-27 Dulcis, et hæreditas mea super mel et favum
Luc. 24-42 Obtulerunt ei partem piscis assi, et favum mellis

FAX.

Judic. 15- 4 Et faces ligavit in medio
Zach. 12- 6 Et sicut facem ignis in fœno
Joan. 18- 3 Cum laternis, et facibus, et armis

FEBRICITANS.

Matth. 8-14 Vidit socrum ejus jacentem et febricitantem
Marc. 1-30 Decumbebat a. socrus Simonis febricitans

FEBRIS.

Deut. 28-22 Percutiat te Dominus egestate, febri
Matth. 8-15 Et dimisit eam febris, et surrexit
Marc. 1-31 Continuo dimisit eam febris, et ministrabat
Luc. 4-38 Socrus a. Simonis tenebatur magnis febribus
-39 Et stans super illam, imperavit febri
Joan. 4-52 Quia heri hora septima reliquit eum febris
Act. 28- 8 Contigit a. patrem Publii febribus... jacere

FEL.

Deut. 29-18 Et sit inter vos radix germinans fel et amaritudinem
32-32 Uva eorum uva fellis, et botri amarissimi
-33 Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile
Tobiæ. 6- 5 Exentera hunc piscem, et cor ejus, et fel, et jecur repone tibi
- 9 Et fel valet ad ungendos oculos
11- 4 Tolle tecum ex felle piscis : erit enim necessarium
Tulit itaque Tobias ex felle illo, et abierunt
- 8 Lini super oculos ejus ex felle isto piscis
-13 Tunc sumens Tobias de felle piscis, linivit oculos patris
Job. 20-14 Panis ejus... vertetur in fel aspidum intrinsecus
Psal. 68-22 Et dederunt in escam meam fel
Jerem. 8-14 Et potum dedit nobis aquam fellis
9-15 Et potum dabo eis aquam fellis
23-15 Cibabo eos absynthio, et potabo eos felle
Thren. 3- 5 Et circumdedit me felle et labore
-19 Recordare paupertatis... absynthii, et fellis
Habac. 2-15 Væ qui potum dat... mittens fel suum
Matth. 27-34 Dederunt ei vinum bibere cum felle mistum
Act. 8-23 In felle enim amaritudinis... video te esse

FELICITER.

Gen. 30-11 Dixit : Feliciter! et idcirco vocavit nomen ejus, Gad
Prov. 30-29 Et quartum quod incedit feliciter

FELIX.

Anno J. Ch. 58. Huic Felici prænomen fuit Antonius, et a Claudio imperatore missus est in Judæam procurator, ut regeret pro Romanis non solum Judæam, sed et Galilæam regionemque Samaritanorum. Cum vidisset Drusillam conjugem Azizi Emesenorum regis, quæ eo tempore habebatur mulierum pulcherrima, adamavit eam; et Drusilla, relicto marito, relicta sua religione (Judæa namque erat, Felix autem Gentilis), relictoque suo regno, consensit nubere Felici, ex quo matrimonio procreatus est ille Agrippa qui postea Vesuviano incendio periit. In iis diebus Palæstina a latronibus infestata erat, quorum principem nomine Eleazarum, filium Dinæi cepit, Romamque misit Felix. Multa de eo omittimus quæ ad Actus non pertinent. Cum Lysias ab adolescente filio sororis Pauli didicisset Judæos quosdam se devovisse, et dixisse nec manducaturos, nec bibituros donec occiderent Paulum, vocatis duobus centurionibus, misit Apostolum Cæsaream cum militibus ducentis, equitibus septuaginta, lancearis ducentis ad Felicem præsidem. Post quinque dies ab appulsu Pauli Cæsaream, descendit princeps sacerdotum Ananias cum Tertullo quodam oratore quem Ananias quasi advocatum suum assumpserat, vel ob dicendi facultatem, vel quia linguæ Latinæ peritus erat, quam Ananias ignorabat. Citaverunt Paulum Ananias et Tertullus ante præsidem; mos enim erat Romanorum ut nullus damnaretur, priusquam is qui accusabatur præsentes haberet accusatores, locumque defendendi acciperet ad abluenda crimina. Ad omnia autem accusasionis capita respondit Paulus, et ait se de una tantum voce accusari, nempe quod inter Judæos stans clamavisset : Quoniam de resurrectione mortuorum ego judicor hodie a vobis. *Felix, cum probe esset edoctus Christianorum institutum nihil continere quod primariis et præcipuis legis Moysis capitibus, et Scripturarum præceptis et documentis adversaretur, in aliud tempus judicium distulit, dicens :* Cum tribunus Lysias descenderit, audiam vos. *Jussitque centurioni custodire Paulum, et habere requiem, id est, laxius eum habere et mitius tractare, nec quemquam de suis prohibere ministrare ei. Post aliquot autem dies veniens Felix cum Drusilla uxore sua, quæ, ut jam diximus, erat Judæa, et filia Herodis Agrippæ istius, qui sanctum Petrum in carcerem conjecit, vocavit Paulum et audivit ab eo fidem quæ est in Christum Jesum. Disputante autem illo de justitia, et castitate, et de judicio futuro, tremefactus Felix efficacitate sermonis Pauli et peccatorum suorum conscientia, respondit :* Quod nunc attinet, vade : tempore autem opportuno accersam te. *Porro frequenter illum accersebat et alloquebatur, sperans Paulum de captivitate pecunia solvenda mentionem illaturum et pro libertate magnam pecuniæ summam daturum : quam in spem inducebatur quod proxime audierat a Paulo eleemosynas allatas ab ipso in Jerusalem, et quod sciret Apostolum Christianis ad modum charum esse, ut pro illo liberando nulli sumptui parcituri viderentur. Biennio autem expleto (vel a captivitate Pauli, vel a Neronis imperio, vel ab inchoata Felicis præfectura in Judæa.) accepit successorem Felix Porcium Festum. Felix autem volens rem gratam facere Judæis, reliquit Paulum vinctum. Apud Neronem accusatus est Felix; sed ob gratiam qua apud imperatorem pollebat frater ejus Pallas, tantum amisit præfecturam, et vita donatus est.*

Act. 23-24 Ut... salvum perducerent ad Felicem præsidem
-26 CLAUDIUS Lysias optimo præsidi Felici, salutem
24- 3 Semper et ubique suscipimus, optime Felix
-22 Distulit autem illos Felix, certissime sciens
-24 Veniens Felix cum Drusilla uxore sua
-25 Disputante a... tremefactus Felix respondit
-27 Accepit successorem Felix Portium Festum
Volens a. gratiam præstare Judæis Felix
25-14 Vir quidam est derelictus a Felice vinctus

FELIX, FELICIOR. *Adject.*

Job. 21-23 Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
Eccle. 4- 3 Et feliciorem utroque judicavi qui necdum natus est
Sap. 3-13 Maledicta creatura eorum, quoniam felix est sterilis
Eccli. 14- 2 Felix, qui non habuit animi sui tristitiam
1 Mac. 10-55 Felix dies, in qua reversus es ad terram patrum
2 Mac. 9-19 Optim. civibus.. et bene valere, et esse felices

FEMORALIA.

Eccli. 45-10 Et femoralia, et humerale posuit ei

FEMUR.

Gen. 24- 2 Pone manum tuam subter femur meum
- 9 Posuit ergo servus manum sub femore Abraham
32-25 Tetigit nervum femoris ejus, et statim emarcuit
-32 Non comedunt nervum... qui emarcuit in femore Jacob
Gen. 32-32 Eo quod tetigerit nervum femoris ejus
46-26 Et egressæ sunt de femore illius
47-29 Pone manum tuam sub femore meo
49-10 Non auferetur sceptrum de Juda, et dux de femore ejus
Exod. 1- 5 Egressi sunt de femore Jacob, septuaginta
28-42 Ut operiant carnem... a renibus usque ad femora
32-27 Ponat vir gladium super femur suum
Num. 5-21 Putrescere faciat femur tuum
-22 Utero tumescente, putrescat femur
-27 Et inflato ventre, computrescet femur
6-20 Quod separari jussum est, et femur
Judic. 3-16 Accinctus est eo subter sagum in dextro femore
-21 Et tulit sicam de dextero femore suo
8-30 Filios, qui egressi sunt de femore ejus
15- 8 Ita ut stupentes suram femori imponerent
Judith. 9- 2 Denudaverunt femur virginis in confusion.
Psal. 44- 4 Accingere gladio tuo super femur tuum
Cant. 3- 8 Uniuscujusque ensis super femur suum
7- 1 Juncturæ femorum tuorum, sicut monilia
Eccli. 19-12 Sagitta infixa femori carnis, sic verbum
47-21 Et inclinasti femora tua mulieribus
Jerem. 13-26 Ego nudavi femora tua contra faciem tuam
31-19 Postquam ostendisti mihi, percussi femur meum
Ezech. 21-12 Gladio traditi sunt cum populo meo, idcirco plaude super femur
24- 4 Congere frusta ejus... femur et armum
Dan. 2-32 Porro venter et femora ex ære
Apoc. 19-16 Et in femore suo scriptum : Rex regum

FENESTRA.

Gen. 6-16 Fenestram in arca facies, et in cubito
8- 6 Aperiens Noë fenestram arcæ, quam fecerat, dimisit corvum
26- 8 Prospiciens Abimelech... per fenestram
Josue. 2-15 Demisit ergo eos per funem de fenestra
-18 Si... et ligaveris eum in fenestra
-21 Appendit funiculum coccineum in fenestra
Judic. 5-28 Per fenestram respiciens, ululabat mater ej.
1 Reg. 19-12 Deposuit eum per fenestram : porro ille abiit
2 Reg. 6-16 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
3 Reg. 6- 4 Fecitque in templo fenestras obliquas
4 Reg. 9-30 Ornavit caput suum, et respexit per fenestram
-32 Levavitq. Jehu faciem suam ad fenestram
13-17 Et ait : Aperi fenestram Orientalem
1 Par. 15-29 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
Prov. 7- 6 De fenestra enim domus meæ... prospexi
Cant. 2- 9 En ipse stat... respiciens per fenestras
Eccli. 14-24 Qui respicit per fenestras illius, et in januis
21-26 Stultus a fenestra respiciet in domum
Isai. 60- 8 Volant, et quasi columbæ ad fenestras suas?
Jerem. 9-21 Quia ascendit mors per fenestras nostras
22-14 Qui aperit sibi fenestras, et facit laquearia
Ezech. 40-16 Et fenestras obliquas in thalamis
Similiter a. erant et in vestibulis fenestræ
-22 Fenestræ autem ejus, et vestibulum
-25 Et fenestras ejus, et vestibula in circuitu, sicut fenestras cæteras
-29 Fenestras ejus, et vestibulum ej. in circuitu
-33 Et fenestras ejus, et vestibula in circuitu
-36 Et fenestras ejus per circuitum
41-16 Limina, et fenestras obliquas, et ethecas
Terra autem usque ad fenestras, et fenestræ clausæ super ostia
-26 Super quæ fenestræ obliquæ, et similitudo
Dan. 6-10 Et fenestris apertis in cœnaculo suo
Joel. 2- 8 Per fenestras cadent, et non demolientur
- 9 Per fenestras intrabunt quasi fur
Soph. 2-14 Vox cantantis in fenestra, corvus in superliminari
2 Mac. 3-19 Quædam vero per fenetras aspiciebant
Act. 20- 9 Sedens autem adolescens nomine Eutychus super fenestram
2 Cor. 11-33 Et per fenestram in sporta dimissus sum

FERA.

Gen. 37-20 Dicemusque : Fera pessima devoravit eum
-33 Fera pessima comedit eum, bestia devoravit
Levit. 17-13 Si venatione atque aucupio ceperit feram
Psal. 49-10 Quoniam meæ sunt omnes feræ sylvarum
67-31 Increpa feras arundinis, congregatio taurorum
Eccli. 36-21 Fauces contingunt cibum feræ
Ezech. 39- 4 Feris, avibus, omnique volatili... dedi te
Dan. 4-12 Et cum feris pars ejus in herba terræ
-13 Ab humano commutetur, et cor feræ detur ei
-20 Conspergatur, et cum feris sit pabulum ejus
-22 Et cum bestiis ferisque erit habitatio tua
-29 Et cum bestiis et feris erit habitatio tua

2 Mac. 5-27 Ibique inter feras vitam in montibus cum suis agebat
9-15 Sed avibus ac feris diripiendos traditurum

FERCULUM.

Cant 3- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis

FERE.

Exod. 12-37 Sexcenta fere millia peditum virorum
*Tobiæ.*11-14 Et sustinuit quasi dimidiam fere horam
1 Mac. 5-13 Et peremerunt illic fere mille viros
-22 Et ceciderunt de gentibus fere tria millia
-34 Et ceciderunt ex eis in die illa fere octo millia virorum
7-32 De Nicanoris exercitu fere quinque millia
10-85 Succensi sunt, fere octo millia virorum
2 Mac. 4-40 Lysimachus, armatis fere tribus millibus
Luc. 8-42 Filia erat ei fere annorum duodecim
9-14 Erant autem fere viri quinque millia
-28 Factum est a. post hæc verba fere dies octo
23-44 Erat autem fere hora sexta
Act. 1-15 Turba hominum simul, fere centum viginti
19- 7 Erant autem omnes viri fere duodecim
Rom. 4-19 Cum jam fere centum esset annorum

FERETRUM.

2 Reg. 3-31 Porro rex David sequebatur feretrum

FERIÆ.

Feriæ tabernaculorum quæ etiam dicuntur scenopegia, institutæ sunt in memoriam protectionis divinæ, quæ in deserto Hebræos ita protexit, ut sine domibus in tabernaculis per quadraginta annos hyeme ac æstate vixerint. Institutum etiam est ad gratias Deo agendas pro frugibus toto anno collectis.

Levit. 23- 2 Hæ sunt feriæ Domini, quas vocabitis sanctas
- 4 Hæ sunt ergo feriæ Domini sanctæ
-34 Erunt feriæ tabernaculorum septem diebus
-37 Hæ sunt feriæ Domini, quas vocabitis celeberrimas
-39 Celebrabitis ferias Domini septem diebus

FERIATUS.

2 Mac. 5-25 Tunc feriatis Judæis, arma capere suis præcepit

FERIO.

Num. 14-12 Feriam igitur eos pestilentia
Deut. 29- 1 Ut feriret cum filiis Israël in terra Moab
-14 Nec vobis solis ego hoc fœdus ferio
Josue. 8-22 Medios hostium ferire cœperunt
Judic. 2- 2 Ut non feriretis fœdus cum habitatoribus
1 Reg. 11- 2 In hoc feriam vobiscum fœdus, ut eruam
4 Reg. 11-15 Quicumque eam secutus fuerit, feriatur gladio
Job. 40-23 Numquid feriet tecum pactum, et accipies
Prov. 27-22 In pila quasi ptisanas feriente desuper pilo
Isai. 55- 3 Feriam vobiscum pactum sempiternum
61- 8 Et fœdus perpetuum feriam eis
*Jerem.*31-31 Feriam domui Israël et domui Juda fœdus
-33 Hoc erit pactum quod feriam cum domo Israel
32-40 Et feriam eis pactum sempiternum
*Ezech.*17-13 Tollet de semine regni, ferietque cum eo fœdus
Osee. 10- 4 Et ferietis fœdus : et germinabit... judicium

FERMENTOR, ATUM.

Exod. 12-15 Quicumq. comederit fermentatum, peribit
-19 Qui comederit fermentatum, peribit
-20 Omne fermentatum non comedetis
-34 Tulit... farinam antequam fermentaretur
-39 Neque enim poterant fermentari
13- 3 Ut non comedatis fermentatum panem
- 7 Non apparebit apud te aliquid fermentatum
Levit. 6-17 Ideo autem non fermentabitur
7-13 Panes quoque fermentatos, cum hostia gratiarum
23-17 Duos de duabus decimis similæ fermentatæ
Deut. 16- 3 Non comedes in eo panem fermentatum
Osee. 7- 4 Donec fermentaretur totum
Amos. 4- 5 Et sacrificate de fermentato laudem
*Matth.*13-33 Donec fermentatum est totum
Luc. 13-21 Donec fermentaretur totum

FERMENTUM.

Exod. 12-15 Non erit fermentum in domibus vestris
-19 Septem diebus fermentum non invenietur
23-18 Non immolabis super fermento sanguinem
29- 2 Panesq. azymos et crustulam absq. fermento
34-25 Non immolabis super fermento sanguinem
Levit. 2- 4 De simila, panes scilicet absque fermento
2- 5 Similæ conspersæ oleo et absque fermento
-11 Absque fermento fiet, nec quidquam fermenti ex mellis adolebitur
6-16 Comedet Aaron cum filiis suis, absque fermento
7-12 Offerent panes absque fermento conspersos
8-26 Tollens autem... panem absque fermento
10-12 Et comedite illud absque fermento
Num. 6-15 Et lagana absque fermento uncta oleo
-19 Tortamq. absq. fermento unam de canistro
Deut. 16- 3 Septem diebus comedes absque fermento
- 4 Non apparebit fermentum in omnibus terminis tuis
Osee. 7- 4 Quievit paululum civitas a commistione fermenti
*Matth.*13-33 Simile est regnum cœlorum fermento
16- 6 Et cavete a fermento Pharisæorum
-11 Cavete a fermento Pharisæorum
-12 Quia non dixerit cavendum a fermento panum
Marc. 8-15 Videte, et cavete a fermento Pharisæorum, et fermento Herodis
Luc. 12- 1 Attendite a fermento Pharisæorum
13-21 Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit
1 Cor. 5- 6 Quia modicum fermentum totam massam corrumpit
- 7 Expurgate vetus fermentum
- 8 Epulemur, non in fermento veteri
Neque in fermento malitiæ et nequitiæ
Galat. 5- 9 Modicum fermentum totam massam corrumpit

FERO.

Gen. 1- Et Spiritus Dei ferebatur super aquas
2-15 Tulit ergo Dominus Deus hominem
-21 Cumq. obdormisset, tulit unam de costis ej.
-22 Ædificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem
3- 6 Et tulit de fructu illius, et comedit
5-24 Et non apparuit : quia tulit eum Deus
7-18 Porro arca ferebatur super aquas
11-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum
12- 5 Tulitque Saraï uxorem suam, et Lot filium fratris sui
14-11 Tulerunt a. omnem substantiam Sodomorum
16- 3 Tulit Agar Ægyptiam ancillam suam
17-23 Tulit autem Abraham Ismaël filium suum
18- 7 Tulit inde vitulum tenerrimum et optimum
- 8 Tulit quoque butyrum et lac, et vitulum quem coxerat
20- 2 Misit... Abimelech rex Geraræ, et tulit eam
- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti
-14 Tulit igit. Abimelech oves et boves, et servos
21-27 Tulit itaque Abraham oves et boves, et dedit Abimelech
22- 6 Tulit quoque ligna holocausti, et imposuit super Isaac
24- 7 Deus cœli, qui tulit me de domo patris mei
-10 Tulitque decem camelos de grege domini sui
27-36 Supplantavit... primogenita mea ante tulit
28-11 Tulit de lapidibus qui jacebant, et supponens capiti
-18 Tulit lapidem, quem supposuerat capiti suo
30-15 Nisi etiam mandragoras filii mei tuleris
31- 1 Tulit Jacob omnia quæ fuerunt patris nostri
- 9 Tulitque Deus substantiam patris vestri
-16 Sed Deus tulit opes patris nostri
-18 Tulitque omnem substantiam suam et greges
-45 Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit illum
32-22 Tulit duas uxores suas, et totidem famulas
36- 6 Tulit autem Esaü uxores suas et filios
37-31 Tulerunt aut. tunicam ejus, et... tinxerunt
-32 Mittentes qui ferrent ad patrem, et dicerent
40-11 Tuli ergo uvas, et expressi in calicem quem tenebam
41-42 Tulitque annulum de manu sua, et dedit eum
42-19 Vos autem abite, et ferte frumenta quæ emistis, in domos vestras
43-15 Tulerunt ergo viri munera et pecuniam
44-29 Si tuleritis et istum, et aliquid ei in via
46- 5 Tuleruntque eum filii cum parvulis
48-12 Cumque tulisset eos Joseph de gremio patris
-22 Do tibi partem... quam tuli de manu Amorrhæi
Exod. 2-10 Dicens : Quia de aqua tuli eum
4-20 Tulit ergo Moyses uxorem suam et filios suos
-25 Tulit illico Sephora acutissimam petram
9-10 Tuleruntque cinerem de camino
12-34 Tulit igitur populus conspersam farinam
-39 Coxeruntque farinam, quam dudum de Ægypto conspersam tulerant
13-19 Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum
14- 7 Tulitque sexcentos currus electos
-11 Ideo tulisti nos ut moreremur in solitudine
14-25 Subvertit rotas curruum, ferebanturque in profundum
15-22 Tulit autem Moyses Israël de mari Rubro
18- 2 Tulit Sephoram uxorem Moysi quam remiserat
24- 6 Tulit itaque Moyses dimidiam partem sang.
29-21 Cumq. tuleris de sanguine qui est sup. altare
30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël
32-24 Tulerunt, et dederunt mihi : et projeci illud
34-24 Cum e. tulero gentes a facie tua et dilatavero
36-29 In unam compaginem pariter ferebantur
Levit. 7-34 Armum separationis tuli a filiis Isr. de hostiis
8-10 Tulit et unctionis oleum, quo linivit tabern.
9- 5 Tulerunt ergo cuncta quæ jusserat Moyses
10- 5 Tulerunt eos sicut jacebant, vestitos lineis
23-10 Feretis manipulos spicarum primitias messis
Num. 1-17 Quos tulerunt Moyses et Aaron cum omni
3-12 Ego tuli Levitas a filiis Israël pro omni primogenito
-49 Tulit igitur Moyses pecuniam eorum
8-18 Tuli Levitas pro cunctis primogenitis
13-24 Et de ficis loci illius tulerunt
16-39 Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula ænea
20- 9 Tulit igitur Moyses virgam, quæ erat...
21-25 Tulit ergo Israël omnes civitates ejus
-26 Tulit omn. terram quæ ditionis illius fuerat
31-11 Tulerunt prædam et universa quæ ceperant
-47 Tulit Moyses quinquagesimum caput
Deut. 1-15 Tulique de tribubus vestris viros sapientes
3- 8 Tulimusque illo in tempore terram
4-20 Vos autem tulit Dominus, et eduxit
22-15 Et ferent secum signa virginitatis ejus
29- 8 Et tulimus terram eorum, ac tradidimus
Josue. 3- 6 Qui jussa complentes, tulerunt, et ambulaverunt
6-12 Tulerunt sacerdotes arcam Domini
7- 1 Nam Achan... tulit aliquid de anathemate
-11 Tuleruntque de anathemate, et furati sunt
-23 Auferentesque de tentorio tulerunt ea
9- 4 Callide cogitantes, tulerunt sibi cibaria
10- 4 Ad me ascendite, et ferte præsidium
- 6 Et libera nos, ferque præsidium
24- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham
-26 Et tulit lapidem pergrandem, posuitque
-32 Ossa quoque Joseph, quæ tulerant filii Isr.
Judic. 3-21 Et tulit sicam de dextero femore suo
-25 Videntes quod nullus aperiret, tulerunt clavem
4-21 Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum
5-19 Et tamen nihil tulere prædantes
6-19 Tulit omnia sub quercu, et obtulit ei
8-16 Tulit ergo seniores civitatis et spinas
-21 Et tulit ornamenta ac bullas
9-43 Tulit exercitum suum, et divisit in tres turmas
11-13 Quia tulit Israël terram meam
-15 Non tulit Israël terram Moab
13-19 Tulit itaque Manuë hœdum de capris
15- 6 Quia tulit uxorem ejus, et alteri tradidit
-13 Et tulerunt eum de petra Etam
16-31 Tulerunt corpus ejus, et sepelierunt
17- 4 Quæ tulit ducentos argenteos, et dedit eos
18-18 Tulerunt igitur qui intraverunt, sculptile
-20 Et tulit ephod, et idola, ac sculptile
-24 Deos meos quos mihi feci, tulistis
-27 Sexcenti autem viri tulerunt sacerdotem
-28 Nullo penitus ferente præsidium
19-28 Tulit eam, et imposuit asino
-30 Ferte sententiam, et in commune decernite
20-14 Convenerunt... ut illis ferrent auxilium
-31 Quarum una ferebatur in Bethel
-40 Cerneret... et flammas in sublime ferri
Ruth. 2-14 Comeditque et saturata est, et tulit reliquias
4-13 Tulit itaque Booz Ruth, et accepit uxorem
1 Reg. 4- 4 Et tulerunt inde arcam fœderis Domini
5- 1 Philisthiim autem tulerunt arcam Dei
- 2 Tuleruntque Philisthiim arcam Dei
- 3 Et tulerunt Dagon, et restituerunt eum
7- 9 Tulit autem Samuël agnum lactentem unum
-12 Tulit autem Samuël lapidem unum
-14 Et redditæ sunt urbes quas tulerant
9- 7 Ecce ibimus : quid feremus ad virum Dei ?
10- 1 Tulit autem Samuël lenticulam olei
-23 Cucurrerunt itaque et tulerunt eum inde
12- 3 Utrum bovem cujusq. tulerim, aut asinum
- 4 Neque tulisti de manu alicujus quippiam
14-32 Et versus ad prædam, tulit oves, et boves
15-21 Tulit autem de præda populus oves et boves
16-13 Tulit ergo Samuel cornu olei, et unxit eum
-20 Tulit itaque Isaï asinum plenum panibus
17-26 Quid dabitur viro, qui... tulerit opprobrium de Israël ?
-40 Tulit baculum suum quem semper habebat
Et fundam manu tulit : et processit
-49 Tulitque unum lapidem, et funda jecit

1 *Reg.* 17-51 Et tulit gladium ejus, et eduxit eum
-57 Tulit eum Abner, et introduxit coram Saüle
18- 2 Tulitque eum Saül in die illa
19-13 Tulit autem Michol statuam, et posuit eam
21- 8 Gladium meum et arma mea non tuli
25-18 Tulit ducentos panes et duos utres vini
26-12 Tulit igitur David hastam et scyphum aquæ
30-18 Eruit ergo David o. quæ tulerant Amalecitæ
-20 Et tulit universos greges et armenta
31-12 Et tulerunt cadaver Saül et cadavera
-13 Et tulerunt ossa eorum, et sepelierunt
2 *Reg.* 1-10 Et tuli diadema quod erat in capite ejus
2- 8 Abner autem... tulit Isboseth filium Saül
-32 Tuleruntque Asaël, et sepelierunt eum
3-15 Et tulit eam a viro suo Phaltiel
4-12 Caput a. Isboseth tulerunt et sepelierunt
6- 3 Tuleruntque eam de domo Abinadab
- 4 Cumque tulissent, eam de domo Abinadab
7- 8 Ego tuli te de pascuis sequentem greges
8- 1 Tulit David frenum tributi de manu Philist.
- 5 Ut præsidium ferret Adarezer regi Soba
- 7 Et tulit David arma aurea quæ habebant
- 8 Tulit rex David æs multum nimis
9- 5 Et tulit eum de domo Machir filii Ammiel
10- 4 Tulit itaque Hanon servos David, rasitque
11- 4 Missis itaque David nuntiis, tulit eam
12- 4 Tulit ovem viri pauperis, et præparavit cibos
-10 Eo quod... tuleris uxorem Uriæ Hethæi
-30 Et tulit diadema regis eorum de capite ejus
13-10 Tulit ergo Thamar sorbitiunculas quas fecer.
-13 Ego e. ferre non potero opprobrium meum
14- 2 Misit Thecuam, et tulit inde mulierem sapientem
17-19 Tulit autem mulier, et expandit velamen
18-14 Tulit ergo tres lanceas in manu sua
-17 Et tulerunt Absalom, et projecerunt eum
20- 3 Tulit decem mulieres concubinas
21- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha
3 *Reg.* 3-20 Tulit filium meum de latere meo ancillæ
7-13 Misit quoque rex Salomon et, tulit Hiram
8- 3 Et tulerunt arcam sacerdotes
- 4 Et ferebant ea sacerdotes et Levitæ
11-18 Tuleruntque secum viros de Pharan
13-29 Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei
14-26 Et tulit thesauros domus Domini
15-22 Et tulerunt lapides de Rama et ligna ejus
17-19 Tulitque eum de sinu ejus, et portavit
-23 Tulitque Elias puerum, et deposuit eum
18- 4 Tulit ille centum prophetas et abscondit eos
-26 Qui cum tulissent bovem, quem dederat eis
-31 Et tulit duodecim lapides juxta numerum
19-21 Tulit par boum, et mactavit illud
20-34 Civitates quas tulit pater meus a patre tuo
4 *Reg.* 2- 8 Tulitq. Elias pallium suum, et involvit illud
3- 2 Tulit e. statuas Baal quas fecerat pater ejus
-26 Tulit secum septingentos viros educentes gladium
4-20 Qui cum tulisset, et duxisset eum ad matrem
-37 Tulitque filium suum, et egressa est
-41 Cumque tulissent, misit in ollam, et ait
5- 5 Qui cum profectus esset, et tulisset secum
-24 Tulit de manu eorum, et reposuit in domo
6- 7 Qui extendit manum, et tulit illud
7- 8 Tuleruntq. inde argentum, et aurum et vestes
8-15 Tulit stragulum et infudit aquam
9-28 Et imposuerunt... et tulerunt in Jerusalem
10- 7 Tulerunt filios regis, et occiderunt septuag.
11-19 Tulitque centuriones, et Cerethi et Phelethi legiones
12- 9 Tulit Joiada pontifex gazophylacium unum
-18 Quamobrem tulit Joas rex Juda omnia
13-18 Qui cum tulisset, rursum dixit ei
-25 Porro Joas filius Joachaz tulit urbes
14-14 Tulitque omne aurum et argentum
-21 Tulit a. universus populus Judæ Azariam
16-17 Tulit autem rex Achaz cælatas bases
23- 4 Et tulit pulverem eorum in Bethel
-16 Misitque et tulit ossa de sepulcris
-34 Porro Joachaz tulit, et duxit in Ægyptum
24- 7 Tulerat e. rex Babylonis, a rivo Ægypti
25-14 Vasa ærea in quibus ministrabant, tulerunt
-15 Argentea, argentea; tulit princeps militiæ
-18 Tulit quoque princeps militiæ Saraïam
1 *Par.* 10-12 Et tulerunt cadavera Saül et filiorum ejus
15-15 Et tulerunt filii Levi arcam Dei
17- 1 Ego tuli te cum in pascuis sequereris gregem
18- 7 Tulit quoque David pharetras aureas
-11 Et auro quod tulerat ex universis gentibus
20- 2 Tulit autem David coronam Melchom de capite ejus
Manubias quoque urbis plurimas tulit
2 *Par.* 8-18 Tuleruntq. inde quadringenta quinquaginta talenta auri
12- 9 Tulit et clypeos aureos quos fecerat Salomon
14-13 Tulerunt ergo spolia multa
2 *Par.* 14-15 Tulerunt pecorum infinitam multitudinem
16- 6 Et tulerunt lapides de Rama et ligna
22-11 Porro Josabeth filia regis tulit Joas
29-16 Tulerunt Levitæ, et asportaverunt ad torrentem
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz
- 4 Ipsum vero Joachaz tulit secum
1 *Esdr.* 1- 7 Quæ tulerat Nabuchodonosor de Jerusalem
-11 Universa tulit Sassabasar cum his
5-14 Quæ Nabuchodonosor tulerat de templo
6- 5 Quæ Nabuchodonosor tulerat de templo
7-15 Et ut feras argentum et aurum
9- 2 Tulerunt enim de filiabus eorum sibi et filiis
Tobiæ. 1-22 Et tulit omnem substantiam ejus
5-23 Baculum senectutis nostræ tulisti
6- 6 Assavit carnes ejus, et secum tulerunt in via
11- 4 Tulit itaque Tobias ex felle illo, et abierunt
12- 5 Pater scilic. et filius tulerunt eum in partem
Esth. 3-10 Tulit ergo rex annulum quo utebatur
6-11 Tulit itaque Aman stolam et equum
7- 6 Vultum regis ac reginæ ferre non sustinens
8- 2 Tulitque rex annulum, quem ab Aman recipi jusserat, et tradidit Mardochæo
11- 1 Se sacerdotem, et Levitici generis ferebat
14- 5 Quod tu, Domine, tulisses Israël de cunctis
15- 6 Præ... teneritudine corpus suum ferre non sustinens
-15 Tulit auream virgam, et posuit super collum
16- 3 Sed datam sibi gloriam non ferentes
- 9 Ut... poscit utilitas, ferre sententiam
Job. 1-15 Et irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia
-17 Et invaserunt camelos, et tulerunt eos
15- 4 Et tulisti preces coram Deo
24-10 Et esurientibus tulerunt spicas
30-13 Et non fuit qui ferret auxilium
31-23 Timui Deum, et pondus ejus ferre non potui
40-15 Huic montes herbas ferunt: omnes bestiæ
41-14 Et ad locum alium non ferentur
Psal. 39-16 Ferant confestim confusionem suam
40- 4 Dom. opem ferat illi super lectum doloris
Prov. 7-20 Sacculum pecuniæ secum tulit
27- 4 Et impetum concitati ferre quis poterit?
Cant. 5- 7 Tulerunt pallium meum mihi custodes
Sap. 10-19 Ideo justi tulerunt spolia impiorum
Eccli. 4- 9 Et non acide feras in anima tua
22-18 Massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem et fatuum
38-17 Amare fer luctum illius uno die
49- 3 Et tulit abominationes impietatis
Isai. 1-13 Et sabbatum, et festivitates alias non feram
6- 6 Calculus, quem forcipe tulerat de altari
21-14 Occurrentes sitienti ferte aquam
37-14 Tulit Ezechias libros de manu nuntiorum
44-14 Succidit cedros, tulit ilicem et quercum
46- 4 Ego feci, et ego feram: ego portabo
51-22 Ecce tuli de manu tua calicem soporis
52-11 Mundamini qui fertis vasa Domini
53- 4 Vere languores nostros ipse tulit, et dolores
-12 Et ipse peccata multorum tulit
Jerem. 13- 7 Tuli lumbare de loco ubi absconderam illud
20- 9 Et defeci, ferre non sustinens
27-20 Quæ non tulit Nabuchodonosor rex Babyl.
28- 3 Vasa domus Do. quæ tulit Nabuchodonosor
-10 Et tulit Hananias propheta catenam de collo
36-14 Tulit ergo Baruch filius Neriæ volumen
-32 Jeremias autem tulit volumen aliud
37-16 Mittens autem Sedecias rex tulit eum
38- 6 Tulerunt ergo Jeremiam, et projecerunt
-11 Et tulit inde veteres pannos, et antiqua
-14 Et tulit ad se Jeremiam prophetam
39-14 Et tulerunt Jeremiam de vestibulo
40- 1 Quando tulit eum vinctum catenis in medio
41-16 Tulit ergo Johanan filius Caree
52-17 Et tulerunt omne æs eorum in Babylonem
-18 Vasa ærea quæ in ministerio fuer., tulerunt
-19 Argentea, argentea; tulit magister militiæ
-24 Tulit magister militiæ Saraïam sacerdotem
-25 Et de civitate tulit eunuchum unum
-26 Tulit a. eos Nabuzardan magister militiæ
Baruc. 6-57 Et abibunt, nec sibi auxilium ferent
Ezech. 16-17 Et tulisti vasa decoris tui de auro meo
-20 Et tulisti filios tuos et filias tuas
17- 3 Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri
- 5 Et tulit de semine terræ, et posuit illud
19- 5 Tulit unum de leunculis suis
23-10 Et filias ejus tulerunt, et ipsam occiderunt
27- 5 Cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum
33- 2 Cum... tulerit populus terræ virum unum
- 4 Veneritque gladius, et tulerit eum
- 6 Veneritq. gladius, et tulerit de eis animam
Dan. 8-11 Et ab eo tulit juge sacrificium
13-43 Falsum testimonium tulerunt contra me
14-26 Tulit ergo Daniel picem, et adipem
-32 Et ibat in campum ut ferret messoribus
Dan. 14-33 Fer prandium, quod habes, in Babylonem
Osee. 12- 1 Et oleum in Ægyptum ferebat
Joel. 3- 5 Argentum enim meum et aurum tulistis
Amos. 7-15 Et tulit me Dominus cum sequerer gregem
Jonæ. 1-15 Et tulerunt Jonam, et miserunt in mare
Mich. 2- 2 Et concupierunt agros, et violenter tulerunt
- 9 Tulistis laudem meam in perpetuum
Aggæi. 2-13 Si tulerit homo carnem sanctificatam in ora
Zach. 11-10 Et tuli virgam meam, quæ vocabatur Decus
-13 Et tuli triginta argenteos
1 *Mac.* 4-43 Et tulerunt lapides contaminationis
8- 5 Qui adversum eos arma tulerant
-25 Auxilium feret gens Judæorum
9-19 Jonathas et Simon tulerunt Judam fratrem
10-47 Et ipsi auxilium ferebant omnibus diebus
15-19 Ut non ferant auxilium pugnantibus
2 *Mac.* 3-28 Portabatur, nullo sibi auxilium ferente
4-35 Moleste ferebant de nece tanti viri injusta
6- 4 Intro ferentes ea quæ non licebat
-11 Verebantur... manu sibimet auxilium ferre
7-20 Bono animo ferebat, propter spem
-39 Crudelius desævit, indigne ferens se derisum
8- 7 Noctibus ad hujuscem. excursus ferebatur
- 8 Scripsit ut auxilium ferret regis negotiis
9-12 Cum nec ipse jam fœtorem suum ferre posset
11- 1 Graviter ferens de his quæ acciderant
- 7 Et ferre auxilium fratribus suis
13-25 Graviter ferebant Ptolemenses amicitiæ conventionem
14-27 Dicens, graviter quidem se ferre de amicitiæ conventione
-28 Nicanor consternabatur, et graviter ferebat
Matth. 14-12 Tulerunt corpus ejus, et sepelierunt illud
-20 Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos
15-37 Tulerunt septem sportas plenas
24-39 Non cognoverunt donec venit diluvium, et tulit omnes
Marc. 2- 3 Et venerunt ad eum ferentes paralyticum
6-29 Venerunt, et tulerunt corpus ejus
8-20 Quot sportas fragmentorum tulistis?
10-14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit
14- 4 Erant autem quidam indigne ferentes
-57 Falsum testimonium ferebant adversus eum
Luc. 2-22 Tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent
5-25 Consurgens coram illis, tulit lectum in quo jacebat
9- 3 Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram
11-52 Quia tulistis clavem scientiæ
24-51 Recessit ab eis, et ferebatur in cœlum
Joan. 2- 8 Dicit eis Jesus: Haurite nunc, et ferte architriclino. Et tulerunt
8-59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum
11-41 Tulerunt ergo lapidem: Jesus a. elevatis
15- 2 Palmitem in me non ferentem fructum
Omnem qui fert fructum, purgabit eum
- 4 Sicut palmes non potest ferre fructum
- 5 Qui manet in me... hic fert fructum multum
19-38 Venit ergo, et tulit corpus Jesu
-39 Ferens mixturam myrrhæ et aloës
20- 2 Tulerunt Dominum de monumento
-13 Dicit eis: Quia tulerunt Dominum meum
Act. 21-11 Cum venisset ad nos, tulit zonam Pauli
27-15 Data nave flatibus, ferebamur
-17 Summisso vase sic ferebantur
-44 Et cæteros alios in tabulis ferebant
Rom. 4- 6 Cui Deus accepto fert justitiam
Colos. 2-14 Et ipsum tulit de medio, affigens illud cruci
Hebr. 6- 1 Quapropter... ad perfectiora feramur
-15 Et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem
Jacob. 5- 7 Patienter ferens donec accipiat temporaneum

FEROCITAS.

Judith. 3-11 Nec... ferocitatem ejus pectoris mitigare potuerunt
2 *Mac.* 15-21 Considerans Machabæus... et ferocitatem bestiarum

FEROCITER, CIUS.

2 *Mac.* 12-15 Præcipitavit Jericho, irruit ferociter muris
14-30 Consuetum occursum ferocius exhibentem
15- 2 Ne ita ferociter et barbare feceris

FEROX, FEROCISSIMA.

2 *Mac.* 10-35 Et feroci animo incedentes ascendebant
11- 9 Non solum homines, sed et bestias ferocissimas

FERRAMENTUM.

3 *Reg.* 6- 7 Et securis, et omne ferramentum, non sunt audita in domo

FERRARIUS.

1 Reg. 13-19 Porro faber ferrarius non inveniebatur
Eccli. 38-29 Sic faber ferrarius sedens juxta incudem
Isai. 44-12 Faber ferrarius lima operatus est

FERRATA.

2 Reg. 12-31 Circumegit super eos ferrata carpenta
1 Par. 20- 3 Fecit... et ferrata carpenta transire

FERREUS, A, UM.

Deut. 3-11 Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath
4-20 Et eduxit de fornace ferrea Ægypti
28-23 Sit cœlum, quod supra te est, æneum : et terra, quam calcas, ferrea
-48 Et ponet jugum ferreum super cervicem
Josue. 17-16 Cum ferreis curribus utantur Chananæi
-18 Chananæum, quem dicis ferreos habere currus
3 Reg. 8-51 Quos eduxisti... de medio fornacis... ferreæ
22-11 Fecit quoque sibi Sedecias... cornua ferrea
1 Par. 29- 2 Ferrum in ferrea, ligna ad lignea
2 Par. 18-10 Sedecias... fecit sibi cornua ferrea
Job. 19-24 Stylo ferreo, et plumbi lamina, vel celte sculpantur
20-24 Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum
40-13 Cartilago illius quasi laminæ ferreæ
Psal. 2- 9 Reges eos in virga ferrea
106-16 Et vectes ferreos confregit
149- 8 Et nobiles eorum in manicis ferreis
Eccli. 28-24 Jugum enim illius, jugum ferreum est
Isai. 45- 2 Et vectes ferreos confringam
48- 4 Nervus ferreus cervix tua, et frons tua ærea
Jerem. 1-18 Et in columnam ferream et in murum æreum
11- 4 Eduxi eos de terra Ægypti, de fornace ferrea
17- 1 Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo
28-13 Et facies pro eis catenas ferreas
-14 Jugum ferreum posui super collum
Ezech. 4- 3 Et tu, sume tibi sartaginem ferream
Et pones eam in murum ferreum
Dan. 2-33 Tibiæ autem ferreæ, pedum quædam pars erat ferrea
-34 Percussit statuam in pedibus ejus ferreis
-41 Porro quia vidisti... et partem ferream
-42 Et digitos pedum ex parte ferreos
4-12 Et alligetur vinculo ferreo et æreo
5- 4 Laudabant deos suos... æreos, ferreos
-23 Deos quoque... ferreos... laudasti
7- 7 Dentes ferreos habebat magnos
-19 Dentes et ungues ejus ferrei
Amos. 1- 3 Quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad
Mich. 4-13 Quia cornu tuum ponam ferreum
2 Mac. 11- 9 Et muros ferreos parati penetrare
Act. 12-10 Venerunt ad portam ferream, quæ ducit
Apoc. 2-27 Et reget eas in virga ferrea
9- 9 Et habebant loricas sicut loricas ferreas
12- 5 Recturus erat omnes gentes in virga ferrea
19-15 Et ipse reget eas in virga ferrea

FERRUM.

Gen. 4-22 Et faber in cuncta opera æris et ferri
Levit. 1-17 Non secabit; neque ferro dividet eam
26-19 Daboq. vobis cœlum desuper sicut ferrum
Num. 31-22 Argentum, et æs, et ferrum, et plumbum
35-16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit
Deut. 8- 9 Cujus lapides ferrum sunt
19- 5 Ferrumque lapsum de manubrio amicum ejus percusserit
27- 5 De lapidibus quos ferrum non tetigit
33-25 Ferrum et æs calceamentum ejus
Josue. 6-19 Quidquid... fuerit et vasorum æneorum ac ferri
-24 Absque auro et argento, et vasis æneis, ac ferro
8-31 De lapidibus impolitis, quos ferrum non tetigit
22- 8 Cum argento et auro, ære ac ferro
Judic. 3-22 Ut capulus sequeretur ferrum in vulnere
16-17 Ferrum nunquam ascendit super caput m.
1 Reg. 17- 7 Ipsum a. ferrum hastæ ejus, sexcentos siclos habebat ferri
2 Reg. 21-16 Cujus ferrum hastæ trecentas uncias appendebat
23- 7 Armabitur ferro et ligno lanceato
4 Reg. 6- 5 Ut cum unus materiam succidisset, caderet ferrum securis in aquam
- 6 Misit illuc : natavitque ferrum
1 Par. 22- 3 Ferrum quoque plurimum ad clavos januarum
-14 Æris vero et ferri non est pondus
-16 In auro, et argento, et ære, et ferro
29- 2 Ferrum in ferrea, ligna ad lignea
- 7 Ferri quoque centum millia talentorum
2 Par. 2- 7 Operari in auro, et argento, ære, et ferro
-14 Qui novit operari in auro, et argento, ære, et ferro
24-12 Conducebant... fabros quoque ferri et æris
Judith. 4-13 Non ferro pugnando, sed precibus sanctis orando dejecit
Job. 28- 2 Ferrum de terra tollitur
41-18 Reputabit enim quasi paleas ferrum
Psal. 104-18 Ferrum pertransiit animam ejus
106-10 Vinctos in mendicitate, et ferro
Prov. 27-17 Ferrum ferro exacuitur
Eccle. 10-10 Si retusum fuerit ferrum, et hoc non ut prius
Sap. 13-15 In pariete ponens illud, et confirmans ferro
17-15 Custodiebatur in carcere sine ferro reclusus
Eccli. 22-18 Massam ferri facilius est ferre quam hominem imprudentem
31-31 Ignis probat ferrum durum
38-29 Sedens juxta incudem, et considerans opus ferri
39-31 Aqua, ignis, et ferrum, sal, lac, et panis
48-19 Et fodit ferro rupem, et ædificavit
Isai. 10-34 Et subvertentur condensa saltus ferro
60-17 Et pro ferro afferam argentum; et pro lignis æs, et pro lapidibus ferrum
Jerem. 6-28 Omnes isti principes... æs et ferrum
15-12 Numquid fœderabitur ferrum ferro
Ezech. 22-18 Et ferrum, et plumbum in medio fornacis
-20 Stanni, et ferri, et plumbi in medio fornacis
27-12 Ferro, stanno, plumboque repleverunt nundinas tuas
-19 In nundinis tuis proposuerunt ferrum fabrefactum
Dan. 2-35 Tunc contrita sunt pariter ferrum, testa, æs
-40 Et regnum quartum erit velut ferrum; quomodo ferrum comminuit
-41 Quod tamen de plantario ferri orietur, secundum quod vidisti ferrum mistum testæ ex luto
-43 Vidisti ferrum mistum testæ ex luto
Sicuti ferrum misceri non potest testæ
-45 Et comminuit testam, et ferrum, et æs
4-20 Vinciatur ferro et ære in herbis foris
Apoc. 18-12 Et æramento, et ferro, et marmore

FERTILIS.

4 Reg. 18-32 In terram fructiferam, et fertilem vini
1 Par. 4-40 Terram latissimam et quietam et fertilem
Isai. 32-12 Super regione desiderabili, super vinea fertili
Jerem. 48-11 Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua

FERTILITAS.

Gen. 41-29 Ecce septem anni venient fertilitatis
-34 Et quintam partem fructuum per septem annos fertilitatis
-47 Venitque fertilitas septem annorum

FERUS. *Subst. et adject.*

Gen. 16-12 Hic erit ferus homo, manus ejus contra omnes
Psal. 79-14 Et singularis ferus depastus est eam
Sap. 14- 1 Et per feros fluctus iter facere incipiens
2 Mac. 4-25 Crudelis tyranni, et feræ belluæ iram gerens
Judæ. -13 Fluctus feri maris, despumantes

FERVEO.

2 Reg. 4- 5 Ingressi sunt fervente die domum Isboseth
Job. 39-24 Fervens et fremens sorbet terram
41-11 Sicut ollæ succensæ atque ferventis
Prov. 19- 3 Et contra Deum fervet animo suo
Isai. 57-20 Impii autem quasi mare fervens
Amos. 4- 2 Et reliquias vestras in ollis ferventibus
Nahum. 3- 2 Et quadrigæ ferventis, et equitis ascendentis
Act. 18-25 Et fervens spiritu loquebatur, et docebat
Rom. 12-11 Spiritu ferventes : Domino servientes

FERVESCO.

Job. 41-22 Fervescere faciet quasi ollam profundum mare

FERVOR.

Gen. 18- 1 Sedenti in ostio tabernaculi sui in ipso fervore diei
Eccli. 14-27 Protegetur sub tegmine illius a fervore
Jerem. 15- 4 Et dabo eos in fervorem universis regnis
Jonæ. 1-15 Et stetit mare a fervore suo
1 Petr. 4-12 Nolite peregrinari in fervore

FESSUS.

Job. 3-17 Et ibi requieverunt fessi robore

FESTA. *Subst. plur.*

Exod. 23-14 Per singulos annos mihi festa celebrabitis
Levit. 23-41 Mense septimo festa celebrabitis
Deut. 16-15 Domino Deo tuo festa celebrabis
Judith. 8- 6 Præter sabbata... et festa domus Israël

FESTINANTER, IUS.

Exod. 12-11 Et comedetis festinanter
2 Reg. 17-20 Transierunt festinanter, gustata paululum aqua
Eccli. 20-20 Sic casus malorum festinanter veniet
1 Mac. 6-63 Et discessit festinanter, et reversus est
2 Mac. 4-31 Festinanter itaque rex venit sedare illos
Philip. 2-28 Festinantius ergo misi illum

FESTINATIO.

Psal. 77-33 Defecerunt... anni eorum cum festinatione
Eccli. 43-24 Medicina omnium in festinatione nebulæ
Ezech. 12-18 Aquam tuam in festinatione et mœrore bibe
Dan. 13-50 Reversus est ergo populus cum festinatione
Soph. 1-18 Consummationem cum festinatione faciet
2 Mac. 14-43 Cum per festinationem non certo ictu plagam dedisset
Marc. 6-25 Cumque introisset statim cum festinatione
Luc. 1-39 Abiit in montana cum festinatione

FESTINATO.

Gen. 44-11 Festinato deponentes in terram saccos
2 Par. 24- 5 Festinatoque hoc facite
26-20 Et festinato expulerunt eum
35-13 Festinato distribuerunt universæ plebi
-21 Ad quam me Deus festinato ire præcepit
Eccli. 21- 6 Et judicium festinato adveniet illi
1 Mac. 11-22 Sed occurreret sibi ad colloquium festinato

FESTINATUM.

Eccli. 28-13 Certamen festinatum incendit ignem

FESTINO.

Gen. 18- 6 Festinavit Abraham in tabernaculum
- 7 Qui festinavit et coxit illum
19-22 Festina et salvare ibi
24-46 Quæ festinans deposuit hydriam de humero
29-12 At illa festinans nuntiavit patri suo
31-34 Illa festinans abscondit idola
43-30 Festinavitque quia commota fuerant viscera
45- 9 Festinate, et ascendite ad patrem meum
-13 Festinate, et adducite eum ad me
Deut. 32-35 Et adesse festinant tempora
Josue. 4-10 Festinavitque populus, et transiit
8-14 Festinavit mane, et egressus est
10-13 Non festinavit occumbere spatio unius diei
Judic. 13-10 Festinavit, et cucurrit ad virum suum
1 Reg. 4-14 At ille festinavit, et venit et nuntiavit Heli
9-12 Hic est : ecce ante te, festina nunc
17-48 Festinavit David, et cucurrit ad pugnam
20-38 Festina velociter, ne steteris
23-27 Festina, et veni, quoniam infuderunt se
25-18 Festinavit igitur Abigaïl, et tulit ducentos panes
-23 Festinavit, et descendit de asino
-42 Et festinavit, et surrexit Abigaïl
28-24 Et festinavit, et occidit eum
2 Reg. 4- 4 Cumque festinaret ut fugeret, cecidit
15-14 Festinate egredi, ne forte veniens occupet
19-16 Festinavit autem Semeï filius Gera
3 Reg. 20-33 Festinantes rapuerunt verbum ex ore ejus
22- 9 Festina adducere Michæam filium Jemla
4 Reg. 1-11 Homo Dei, hæc dicit rex : Festina, descende
9-13 Festinaverunt itaque, et unusquisque tollens pallium
2 Par. 10-18 Currum festinavit ascendere, et fugit
Judith. 13- 1 Festinaverunt servi illius ad hospitia sua
15- 2 Relictis omnibus, evadere festinabant Hebræos
Esth. 3-15 Festinabant cursores, qui missi erant
6-10 Festina, et sumpta stola et equo, fac
-12 Et Aman festinavit ire in domum suam
Job. 31- 5 Et festinavit in dolo pes meus
Psal. 69- 2 Domine, ad adjuvandum me festina
Prov. 1-16 Et festinant ut effundant sanguinem
6- 3 Discurre, festina, suscita amicum tuum
7-23 Velut si avis festinet ad laqueum
9- 9 Doce justum, et festinabit accipere
13-11 Substantia festinata minuetur
20-21 Hæreditas, ad quam festinatur in principio
28-20 Qui autem festinat ditari, non erit innocens
-22 Vir, qui festinat ditari, et aliis invidet
Eccle. 8- 3 Ne festines recedere a facie ejus
Eccli. 2- 2 Et ne festines in tempore obductionis
11-11 Est homo laborans, et festinans, et dolens impius
-24 Benedictio Dei in mercedem justi festinat
18-14 Et qui festinat in judiciis ejus
28-13 Et lis festinans effundit sanguinem
36-10 Festina tempus, et memento finis
38-19 A tristitia enim festinat mors
43- 5 Et in sermonibus ejus festinavit iter
Isai. 5-19 Festinet, et cito veniat opus ejus

Isai. 8- 3 Dixit Dominus ad me. . Festina prædari
28-16 Qui crediderit, non festinet
59- 7 Festinant ut effundant sanguinem
Jerem. 9-18 Festinent, et assumant super nos lamentum
Habac. 1- 8 Volabunt quasi aquila festinans ad comed.
Aggæi. 1- 9 Vos festinatis unusquisque in domum
1 *Mac.* 6-57 Festinavit ire, et dicere ad regem
13-21 Ut festinaret venire per desertum
2 *Mac.* 4-14 Festinarent participes fieri palæstræ
9-14 Ad quam festinans veniebat ut eam...
11-37 Ideoque festinate rescribere
Luc. 2-16 Venerunt festinantes : et invenerunt
19- 5 Dixit ad eum : Zachæe, festinans descende
- 6 Et festinans descendit, et excepit illum
Act. 20-16 Festinabat enim, si possibile sibi esset
22-18 Festina, et exi velociter ex Jerusalem
1 *Thes.* 2-17 Abundantius festinavimus faciem vestram videre
2 *Tim.* 4- 8 Festina ad me venire cito
-21 Festina ante hyemem venire
Tit. 3-12 Festina ad me venire Nicopolim
Hebr. 4-11 Festinemus ergo ingredi in illam requiem

FESTINUS.

Gen. 24-29 Qui festinus egressus est ad hominem
-61 Qui festinus revertebatur ad dominum s.
Exod. 10-16 Festinus Pharao vocavit Moysen
34- 8 Festinusque Moyses, curvatus est pronus
1 *Reg.* 20-19 Descendes ergo festinus, et venies
3 *Reg.* 12-18 Rex Roboam festinus ascendit currum
1 *Esdr.* 4-23 Abierunt festini in Jerusalem ad Judæos
Esth. 15-11 Festinus ac metuens exilivit de solio
Prov. 19- 2 Et qui festinus est pedibus, offendet
Isai. 5-26 Et ecce festinus velociter veniet
Jerem. 36-29 Festinus veniet rex Babylonis
Dan. 2-25 Tunc Arioch festinus introduxit Danielem
4-15 Baltassar, interpretationem narra festinus
6-19 Festinus ad lacum leonum perrexit

FESTIVITAS.

Exod. 12-16 Dies septima eadem festivitate venerabilis
Deut. 16-14 Et epulaberis in festivitate tua
3 *Reg.* 8-65 Fecit ergo Salomon... festivitatem
Judith. 16-31 Dies a. victoriæ hujus festivitatis
Isai. 1-13 Et festivitates alias non feram
Thren. 2- 6 Oblivioni tradidit Dom. in Sion festivitatem
Osee. 9- 5 Quid facietis... in die festivitatis Domini?
12- 9 Sedere te faciam in tabernaculis, sicut in diebus festivitatis
Amos. 5-21 Odi, et projeci festivitates vestras
8-10 Et convertam festivitates vestras in luctum
Nahum. 1-15 Celebra, Juda, festivitates tuas
Zach. 14-16 Et celebrent festivitatem tabernaculorum
-18 Ad celebrandam festivitatem tabernac.
-19 Ad celebrandam festivitatem tabernac.
Joan. 7-37 In novissimo autem die magno festivitatis

FESTUCA.

Matth. 7- 3 Quid autem vides festucam in oculo fratris
- 4 Sine ejiciam festucam de oculo tuo
- 5 Tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui
Luc. 6-41 Quid a. vides festucam in oculo fratris tui
-42 Sine ejiciam festucam de oculo tuo
Ut educas festucam de oculo fratris tui

FESTUS.

Felici Judææ præsidi successit Festus Portius. Cum venisset in provinciam, post triduum ascendit Jerosolymam a Cæsarea, adieruntque eum principes sacerdotum et primi Judæorum, postulantes ut Paulus a Cæsarea mitteretur Jerosolymam, insidias tendentes ut eum interficerent in via. Festus rejecit postulatum Judæorum, quod fortasse aliquid de insidiis eorum cognovisset, vel quod tribunal præsidis esset Cæsareæ, quo ipse properabat, et ubi intra paucos dies ipsis, si venire vellent, liceret coram tribunali accusare vinctum. Reipsa demoratus Jerosolymis dies non amplius quam octo, aut decem, descendit Cæsaream, et altera die sedens pro tribunali, jussit Paulum adduci. Judæi potentes qui ab Jerosolyma descenderant, multas et graves in Paulum criminationes objecerunt, quas non potuerunt probare, de quibus vero rationem ipse Paulus reddidit, dicens se neque in legem Judæorum, neque in templum, neque in Cæsarem quidquam peccavisse. Festus autem volens gratiam præstare Judæis, respondens Paulo, dixit: Vis Jerosolymam ascendere, et ibi de his judicari coram me? Dixit autem Paulus: Ad tribunal Cæsaris sto, quod tu nunc, o Feste, ejus vice occupas, hic me oportet judicari, non Jerosolymis; Judæis enim non nocui. Animadverterat autem præsidem ad Judæos propensum, insuper a Deo oraculum acceperat se Romæ evangelizaturum; ideo hujus occasionem rei commodam captans Cæsarem appellat, sciens id Deum velle. Tunc Festus cum suis consiliariis locutus ait illi : Cæsarem appellasti; ad Cæsarem ibis. Et post paucos dies, Agrippa rex, filius Agrippæ senioris qui ab Angelo percussus interiit, et frater Drusillæ et Bernices, descendit cum Bernice Cæsaream ad salutandum Festum. Festus illis indicavit de Paulo dicens: Vir quidam est derelictus a Felice vinctus, de quo cum essem Jerosolymis, adierunt me principes sacerdotum et seniores Judæorum, postulantes adversus illum damnationem; ille autem appellavit Cæsarem. Agrippa rex dixit ad Festum: Vellem hominem istum audire: cui respondit Festus: Cras illum audies. Altera ergo die venerunt Agrippa rex et Bernice cum multo apparatu et magno comitatu, et adductus est Paulus, in quem sese optime defendentem nihil morte aut vinculis dignum invenerunt, dicentes dimitti potuisse, nisi Cæsarem appellasset. Festus, cum per unum duntaxat annum Judææ præfectus fuisset, occubuit et habuit successorem Albinum.

Act. 24-27 Accepit successorem Felix Portium Festum
25- 1 Festus ergo cum venisset in provinciam
- 4 Festus autem respondit, servari Paulum
- 9 Festus autem volens gratiam præstare
-12 Tunc Festus cum concilio locutus, resp.
-13 Descenderunt... ad salutandum Festum
-14 Festus regi indicavit de Paulo, dicens
-22 Agrippa autem dixit ad Festum
-23 Jubente Festo, adductus est Paulus
-24 Et dicit Festus : Agrippa rex, et omnes...
26-24 Festus magna voce dixit : Insanis, Paule
-25 Non insanio (inquit) optime Feste
-32 Agrippa a. Festo dixit : Dimitti poterat

FESTUS. *Adject.*

Num. 10-10 Si quando habebitis... et dies festos
Deut. 16-10 Celebrabis diem festum hebdomadarum
1 *Reg.* 30-16 Et quasi festum celebrantes diem
2 *Par.* 8-13 Et in festis diebus, ter per annum
Tobiæ. 2- 1 Cum esset dies festus Domini
- 6 Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum
Judith. 16-27 Erat autem diebus festis procedens
Esth. 8-17 Epulæ atque convivia, et festus dies
9-21 Diem mensis Adar pro festis susciperent
16-22 Inter cæteros festos dies, hanc habetote
Psal. 73- 8 Quiescere faciamus omnes dies festos Dei
75-11 Reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi
Eccli. 33- 9 Immutavit tempora, et dies festos ipsorum, et in illis dies festos celebraverunt ad horam
43- 7 A luna signum diei festi, luminare
Osee. 2-11 Cessare faciam... festa tempora ejus
1 *Mac.* 1-41 Dies festi ejus conversi sunt in luctum
Matth. 26- 5 Dicebant autem : Non in die festo
Marc. 14- 2 Non in die festo, ne forte tumultus fieret
15- 6 Per diem autem festum solebat dimittere
Luc. 2-42 Secundum consuetudinem diei festi
22- 1 Appropinquabat a. dies festus azymorum
23-17 Necesse a. habebat dimittere eis per diem festum, unum
Joan. 2-23 Cum a. esset Jeros. in Pascha in die festo
4-45 Quæ fecerat Jerosolymis in die festo
Ipsi enim venerant ad diem festum
5- 1 Post hæc erat dies festus Judæorum
6- 4 Erat a. proximum Pascha, dies festus Judæorum
7- 2 Erat a. in proximo dies festus Judæorum
- 8 Vos ascendite ad diem festum hunc; ego autem non ascendo ad diem festum istum
-10 Tunc et ipse ascendit ad diem festum
-11 Judæi ergo quærebant eum in die festo
-14 Jam a. die festo mediante, ascendit Jesus
11-56 Quia non venit ad diem festum?
12-12 Turba multa, quæ venerat ad diem festum
-20 Qui ascenderant ut adorarent in die festo
13- 1 Ante diem festum Paschæ, sciens Jesus
-29 Eme ea quæ opus sunt nobis ad diem festum
Colos. 2-16 In potu, aut in parte diei festi

FIBULA.

Exod. 26-11 Facies et quinquaginta fibulas æneas
36-18 (*Fecitque*) fibulas æneas quinquaginta
1 *Mac.* 10-89 Et misit ei fibulam auream
11-58 Dedit ei potest... et habere fibulam auream
14-44 Vestiri purpura, et uti fibula aurea

FICARII.

Jerem. 50-39 Habitabunt dracones cum faunis ficariis

FICETA.

1 *Par.* 27-28 Nam super oliveta et ficeta, quæ erant ..
Amos. 4- 9 Et ficeta vestra comedit eruca

FICTILIS, E.

Levit. 6-28 Vas a. fictile, in quo cocta est, confringetur
11-33 Vas autem fictile, in quod horum quidquam intro ceciderit, polluetur
14- 5 Immolari jubebit in vase fictili super aquas
-50 Immolato uno passere in vase fictili
Num. 5-17 Assumetq. aquam sanctam in vase fictili
2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt ei... et vasa fictilia
4 *Reg.* 3-25 Ita ut muri tantum fictiles remanerent
Prov. 26-23 Si argento sordido ornare velis vas fictile
Jerem. 19- 2 Quæ est juxta introitum portæ fictilis
22-28 Numquid vas fictile atque contritum vir iste
32-14 Et pone illos in vase fictili
48-31 Ad viros muri fictilis lamentantes
-36 Cor meum ad viros muri fictilis dabit sonit.
Dan. 2-33 Pars erat ferrea, quædam autem fictilis
-34 Percussit statuam in pedibus ejus ferreis et fictilibus
-42 Digitos pedum ex parte ferreos, et ex parte fictiles
2 *Cor.* 4- 7 Habemus a. thesaurum ist. in vasis fictilibus
2 *Tim.* 2-20 Non solum sunt vasa aurea...sed.. et fictilia

FICTIO.

Sap. 4-11 Aut ne fictio deciperet animam illius
7-13 Quam sine fictione didici
14-25 Omnia commista sunt... furtum et fictio

FICTOR.

Deut. 13- 5 Aut fictor somniorum interficietur
Isai. 29-16 Et figmentum dicat fictori suo
45- 9 Væ qui contradicit fictori suo
64- 8 Nos vero lutum : et fictor noster tu
Amos. 7- 1 Ecce fictor locustæ in principio
Habac. 2-18 Quia sculpsit illud fictor suus, conflatile
Quia speravit in figmento fictor ejus

FICTUM.

Sap. 1- 5 Spiritus e. sanctus disciplinæ effugiet fictum

FICULNEA.

Psal. 104-33 Percussit... et ficulneas eorum
Jerem. 8-13 Et non sunt ficus in ficulnea
Osee. 9-10 Quasi prima poma ficulneæ in cacumine
1 *Mac.* 14-12 Sub vite sua, et sub ficulnea sua
Matth. 21-19 Et arefacta est continuo ficulnea
-21 Non solum de ficulnea facietis
Luc. 13- 7 Venio quærens fructum in ficulnea hac
21-29 Videte ficulneam, et omnes arbores

FICUS, *fructus et arbor.*

Gen. 3- 7 Consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata
Num. 13-24 Et de ficis loci illius tulerunt
20- 5 Qui nec ficum gignit, nec vineas
Deut. 8- 8 In qua ficus, et malogranata, et oliveta
Judic. 9-10 Dixeruntque ligna ad arborem ficum
3 *Reg.* 4-25 Unusquisque sub vite sua, et sub ficu sua
4 *Reg.* 18-31 Comedet unusq. de vinea sua, et de ficu sua
20- 7 Dixitque Isaias : Afferte massam ficorum
2 *Esdr.* 13-15 Et onerantes... et uvas, et ficus
Prov. 27-18 Qui servat ficum, comedet fructus ejus
Cant. 2-13 Ficus protulit grossos suos
Isai. 34- 4 Sicut defluit folium de vinea et de ficu
36-16 Comedite... et unusquisque ficum suam
38-21 Jussit Isaias ut tollerent massam de ficis
Jerem. 5-17 Comedet vineam tuam et ficum tuam
8-13 Non sunt ficus in ficulnea, folium defluxit
24- 1 Ecce duo calathi pleni ficis, positi ante templum
- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis, ut solent ficus esse primi temporis : et calathus unus ficus habebat malas nimis, quæ comedi non poterant
- 3 Et dixi : Ficus, ficus bonas, bonas valde
- 5 Sicut ficus hæ bonæ : sic cognoscam transmigrationem Juda
- 8 Sicut ficus pessimæ, quæ comedi non possunt
29-17 Et ponam eos quasi ficus malas
Osee. 2-12 Et corrumpam vineam ejus et ficum ejus
Joel. 1- 7 Et ficum meam decorticavit
-12 Vinea confusa est, et ficus elanguit
2-22 Ficus et vinea dederunt virtutem suam
Mich. 4- 4 Et sedebit vir... subtus ficum suam
7- 1 Præcoquas ficus desideravit anima mea
Nahum. 3-12 Omnes munitiones tuæ sicut ficus cum grossis suis

Habac. 3-17 Ficus enim non florebit : et non erit germen
Aggæi. 2-20 Et adhuc vinea, et ficus... non floruit ?
Zach. 3-10 Vocabit vir amicum... subter ficum
Matth. 7-16 Numquid colligunt... de tribulis ficus ?
21-19 Et videns fici arborem unam secus viam
24-32 Ab arbore autem fici discite parabolam
Marc. 11-13 Cumq. vidisset a longe ficum habentem folia
Non enim erat tempus ficorum
-20 Viderunt ficum aridam factam a radicibus
-21 Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit
13-28 A ficu autem discite parabolam
Luc. 6-44 Neque enim de spinis colligunt ficus
13- 6 Arborem fici habebat quidam plantatam
Joan. 1-48 Cum esses sub ficu, vidi te
-50 Vidi te sub ficu, credis : majus his videbis
Jacob. 3-12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere, aut vitis ficus ?
Apoc. 6-13 Sicut ficus emittit grossos suos, cum a vento

FIDEJUSSOR.

Prov. 20-16 Tolle vest. ejus qui fidejussor extitit alieni
Eccli. 29-20 Gratiam fidejussoris ne obliviscaris

FIDELIS, ES. *Substant.*
FIDELIS, ISSIMUS. *Adject.*

Num. 12- 7 Qui in omni domo mea fidelissimus est
Deut. 7- 9 Scies quia... ipse est Deus fortis et fidelis
32- 4 Deus fidelis, et absque ulla iniquitate
1 Reg. 2-35 Suscitabo mihi sacerdotem fidelem
Et ædificabo ei domum fidelem
3-20 Quod fidelis Samuel propheta esset Domini
22-14 Quis in omnib. servis tuis, sicut David fidelis
25-28 Faciet Dom. tibi dom. meo domum fidelem
2 Reg. 7-16 Et fidelis erit domus tua, et regnum tuum
3 Reg. 11-38 Ero tecum, et ædificabo tibi domum fidelem
2 Esdr. 9- 8 Et invenisti cor ejus fidele coram te
13-13 Quoniam fideles comprobati sunt
Tobiæ. 5- 4 Inquire tibi aliquem fidelem virum
10- 6 Satis fidelis est vir ille, cum quo misimus eum
Judith. 8-23 Per multas tribulationes transierunt fideles
Psal. 18- 8 Testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis
77-37 Nec fideles habiti sunt in testamento ejus
88-29 Et testamentum meum fidele ipsi
-38 Et testis in cœlo fidelis (*iris*)
100- 6 Oculi mei ad fideles terræ ut sedeant mecum
110- 8 Fidelia omnia mandata ejus
144-13 Fidelis Dominus in omnibus verbis suis
Prov. 11-13 Qui autem fidelis est animi, celat amici commissum
-18 Seminanti autem justitiam merces fidelis
13-17 Legatus autem fidelis, sanitas
14- 5 Testis fidelis non mentitur
-25 Liberat animas testis fidelis
20- 6 Virum autem fidelem quis inveniet ?
25-13 Ita legatus fidelis ei qui misit eum
28-20 Vir fidelis multum laudabitur
Sap. 3- 9 Fideles in dilectione acquiescent illi
Eccli. 1-16 Et cum fidelibus in vulva concreatus est
Cum justis et fidelibus agnoscitur
6-14 Amicus fidelis, protectio fortis
-15 Amico fideli nulla est comparatio
-16 Amicus fidelis, medicamentum vitæ
15-10 Dei astabit laus, et in ore fideli abundabit
22-29 In tempore tribulationis illius permane illi fidelis
31-28 Et testimonium veritatis illius fidele
33- 3 Sensatus credit legi Dei, et lex illi fidelis
-31 Si est tibi servus fidelis, sit tibi quasi anima
34- 8 Et sapientia in ore fidelis complanabitur
36-18 Ut prophetæ tui fideles inveniantur
37-26 Et fructus sensus illius fideles sunt
44-21 Et in tentatione inventus est fidelis
46-18 Cognitus est in verbis suis fidelis
48-25 Magnus et fidelis in conspectu Dei
Isai. 1-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis
-26 Post hæc vocaberis civitas justi, urbs fidelis
8- 2 Et adhibui mihi testes fideles
17-10 Propterea plantabis plantationem fidelem
22-23 Et figam illum paxillum in loco fideli
-25 Paxillus qui fixus fuerat in loco fideli
25- 1 Cogitationes antiquas fideles, amen
33-16 Panis ei datus est, aquæ ejus fideles sunt
49- 7 Adorabunt propter Domin., quia fidelis est
55- 3 Pactum sempit. misericordias David fideles
Dan. 2-45 Verum est somn. et fidelis interpretatio ejus
6- 4 Nullamque causam et suspicionem reperire potuerunt, eo quod fidelis esset
Osee. 11-12 Testis descendit cum Deo, et cum sanctis fidelis
1 Mac. 2-52 Nonne in tentatione inventus est fidelis
3-13 Congregavit Judas congregationem fidelium
7- 8 Magnum in regno, et fidelem regi
14-41 Donec surgat propheta fidelis
2 Mac. 1- 2 Isaac et Jacob, servorum suorum fidelium
Matth. 24-45 Quis, putas, est fidelis servus et prudens
25-21 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis
-23 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis
Luc. 12-42 Quis, putas, est fidelis dispensator, et prudens
16-10 Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est
-11 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis
-12 Et si in alieno fideles non fuistis
19-17 Euge, bone serve, quia in modico fuisti fidelis
Joan. 20-27 Et noli esse incredulus, sed fidelis
Act. 10-45 Et obstupuerunt ex circumcisione fideles
13-34 Quia dabo vobis sancta David fidelia
16- 1 Timotheus, filius mulieris Judææ fidelis
-15 Si judicastis me fidelem Domino esse
1 Cor. 1- 9 Fidelis Deus : per quem vocati estis in societ.
4- 2 Inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur
-17 Qui est filius meus charissimus, et fidelis
7-13 Si qua mulier fidelis habet virum infidelem
-14 Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem
-25 Consecutus a Domino, ut sim fidelis
10-13 Fidelis autem Deus est, qui non patietur
14-22 In signum sunt non fidelibus, sed infidelib.
2 Cor. 1-18 Fidelis autem Deus, quia sermo noster
6-15 Aut quæ pars fideli cum infideli ?
Galat. 3- 9 Benedicentur cum fideli Abraham
Ephes. 1- 1 Qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu
6-21 Charissimus frater, et fidelis minister in Do.
Colos. 1- 2 Sanctis et fidelibus fratribus in Christo Jesu
- 7 Qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu
4- 7 Et fidelis minister, et conservus in Domino
- 9 Cum Onesimo charissimo, et fideli fratre
1 Thes. 5-24 Fidelis est qui vocavit vos : qui etiam faciet
2 Thes. 3- 3 Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos
1 Tim. 1-12 Quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio
-15 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
3- 1 Fidelis sermo: Si quis episcopatum desiderat
-11 Non detrahentes, sobrias, fideles in omnib.
4- 3 Fidelibus, et iis qui cognoverunt veritatem
- 9 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
-10 Salvator om. hominum, maxime fidelium
-12 Sed exemplum esto fidelium, in verbo
5-16 Si quis fidelis habet viduas, subministret ill.
6- 2 Qui a. fideles habent dom., non contemnant
Sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti
2 Tim. 2- 2 Hæc commenda fidelibus hominibus
-11 Fidelis sermo : Nam si commortui sumus
-13 Si non credimus, ille fidelis permanet
Tit. 1- 6 Unius uxoris vir, filios habens fideles
- 9 Amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem
3- 8 Fidelis sermo est : et de his volo te confirm.
Hebr. 2-17 Ut misericors fieret, et fidelis pontifex
3- 2 Qui fidelis est ei qui fecit illum
- 5 Moyses quidem fidelis erat in tota domo
10-23 Fidelis enim est qui repromisit
11-11 Quoniam fidelem credidit esse eum
1 Petr. 1-21 Qui per ipsum fideles estis in Deo
4-19 Fideli Creatori commendent animas suas
5-12 Per Sylvanum fidelem fratrem... scripsi
1 Joan. 1- 9 Fidelis est, et justus, ut remittat nobis peccata
Apoc. 1- 5 Et a Jesu Christo, qui est testis fidelis
2-10 Esto fidelis usque ad mortem
-13 In diebus illis Antipas testis meus fidelis
3-14 Hæc dicit : Amen, testis fidelis, et verus
17-14 Qui cum illo sunt, vocati, electi, et fideles
19-11 Qui sedebat super eum, vocabatur Fidelis
21- 5 Scribe, quia hæc verba fidelissima sunt
22- 6 Hæc verba fidelissima sunt, et vera

FIDELITER.

2 Par. 19- 9 Sic agetis in timore Domini fideliter
31-12 Intulerunt.. quæcumque voverant, fideliter
-15 Ut fideliter distribuerent fratribus suis partes
-18 Fideliter cibi de his... præbebantur
34-12 Qui fideliter cuncta faciebant
Tobiæ. 1- 6 Et decimas suas fideliter offerens
Esth. 16-23 Omnes qui fideliter Persis obediunt
Prov. 12-22 Qui autem fideliter agunt, placent ei
Eccli. 29- 3 Confirma verbum, et fideliter age cum illo
3 Joan. - 5 Charissime, fideliter facis quidquid operaris

FIDENS.

Eccli. 19-10 Fidens quoniam non te dirumpet
2 Cor. 1- 9 Ut non simus fidentes in nobis, sed in Deo
Hebr. 2-13 Et iterum : Ego ero fidens in eum

FIDES.

Gen. 39-16 In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit
44-32 Qui in meam hunc recepi fidem
Levit. 6- 2 Negaverit... quod fidei ejus creditum fuerat
1 Reg. 26-23 Retribuet unicuique, secundum justitiam suam et fidem
2 Reg. 15-20 Quia ostendisti gratiam et fidem
4 Reg. 12-15 Sed in fide tractabant eam
22- 7 Sed in potestate habeant, et in fide
1 Par. 9-22 Quos constituerunt... in fide sua
Tobiæ. 2-18 Qui fidem suam nunquam mutant ab eo
Esth. 6- 3 Quid pro hac fide... consecutus est ?
13- 3 Qui sapientia et fide cæteros præcellebat
16-13 Mardochæum, cuj. fide et beneficiis vivimus
-23 Dignam pro fide recipere mercedem
Psal. 32- 4 Et omnia opera ejus in fide
Prov. 11-15 Affligetur malo, qui fidem facit pro extraneo
15-27 Per misericordiam et fidem purgantur peccata
Sap. 1- 2 Apparet a. eis qui fidem habent in illum
3-14 Dabitur enim illi fidei donum electum
Eccli. 1-35 Fides, et mansuetudo, et adimplebit thesauros illius
6-15 Non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius
15-16 Et in perpetuum fidem placitam facere
22-28 Fidem posside cum amico in paupertate
25-16 Fidei a. initium agglutinandum est ei
27-17 Qui denudat arcana amici, fidem perdit
-18 Et conjungere fide cum illo
29-19 Vir bonus fidem facit pro proximo suo
32-27 In omni opere tuo crede ex fide animæ tuæ
40-12 Et fides in sæculum stabit
41-20 Non omnia omnibus bene placent in fide
45- 4 In fide et lenitate ipsius sanctum fecit
46-17 Et in fide sua probatus est propheta
49-12 Et redemerunt se in fide virtutis
Isai. 11- 5 Et fides cinctorium renum ejus
33- 6 Et erit fides in temporibus tuis
Jerem. 5- 1 An inveniatis virum... quærentem fidem
- 3 Domine, oculi tui respiciunt fidem
7-28 Periit fides, et ablata est de ore eorum
42- 5 Sit Dom. inter nos testis veritatis et fidei
Thren. 3-23 Novi diluculo, multa est fides tua
Osee. 2-20 Et sponsabo te mihi in fide
5- 9 In tribubus Israël ostendi fidem
Habac. 2- 4 Justus autem in fide sua vivet
1 Mac. 10-27 Perseverate adhuc conservare ad nos fidem
-37 Negotia regni, quæ aguntur ex fide
14-35 Justitiam, et fidem, quam conservavit
2 Mac. 9-26 Ut unusquisque conservet fidem ad me
11-19 Si igitur in negotiis fidem conservaveritis
12-25 Et cum fidem dedisset restituturum se eos
14- 8 Utilitatibus regis fidem servans
15-11 Exposito digno fide somnio
Matth. 6-30 Quanto magis vos modicæ fidei ?
8-10 Non inveni tantam fidem in Israel
-26 Quid timidi estis, modicæ fidei ?
9- 2 Et videns Jesus fidem illorum, dixit
-22 Confide, filia, fides tua te salvam fecit
-29 Dicens : Secundum fidem vestram fiat vobis
14-31 Et ait illi : Modicæ fidei, quare dubitasti ?
15-28 O mulier, magna est fides tua : fiat tibi sicut vis
16- 8 Quid cogitatis intra vos, modicæ fidei ?
17-19 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
21-21 Si habueritis fidem, et non hæsitaveritis
23-23 Et reliquistis... misericordiam, et fidem
Marc. 2- 5 Cum autem vidisset Jesus fidem illorum
4-40 Quid timidi estis ? necdum habetis fidem ?
5-34 Filia, fides tua te salvam fecit : vade in pace
10-52 Jesus autem ait illi : Vade, fides tua te salvum fecit
11-22 Jesus ait illis : Habete fidem Dei
Luc. 5-20 Quorum fidem ut vidit, dixit : Homo
7- 9 Nec in Israël tantam fidem inveni
-50 Fides tua te salvam fecit : vade in pace
8-25 Dixit autem illis : Ubi est fides vestra ?
-48 Filia, fides tua salvam te fecit : vade in pace
12-28 Quanto magis vos pusillæ fidei ?
17- 5 Dixerunt Apostoli Do. : Adauge nobis fidem
- 6 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
-19 Surge, vade : quia fides tua te salvum fecit
18- 8 Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra ?
-42 Respice, fides tua te salvum fecit
22-32 Rogavi pro te ut non deficiat fides tua
Act. 3-16 In fide nominis ejus, hunc quem vos vidistis
Et fides, quæ per eum est, dedit integram sanitatem
6- 5 Elegerunt Stephanum, virum plenum fide
- 7 Multa etiam turba sacerd. obediebat fidei
11-24 Vir bonus, et plenus Spiritu sancto, et fide

Act. 13- 8 Quærens avertere proconsulem a fide
14- 8 Videns quia fidem haberet ut salvus fieret
-21 Exhortantesque ut permanerent in fide
-26 Et quia aperuisset Gentibus ostium fidei
15- 9 Nihil discrevit... fide purificans corda eor.
16- 5 Et Ecclesiæ quidem confirmabantur fide
17-31 Fidem præbens omnibus, suscitans eum a mortuis
20-21 Et fidem in Dom. nostrum Jesum Christum
24-24 Audivit ab eo fidem, quæ est in Christum
26-18 Et sortem inter sanctos, per fidem quæ est in me
Rom. 1- 5 Ad obediendum fidei in omnibus gentibus
- 8 Quia fides vestra annuntiatur in universo mundo
-12 Per eam quæ invicem est, fidem vestram
-17 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit
3- 3 Numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit?
-22 Justitia autem Dei, per fidem Jesu Christi
-25 Proposuit Deus propitiationem per fidem
-26 Justificans eum qui est ex fide Jesu Christi
-27 Per quam legem? Factorum? Non: sed per legem fidei
-28 Arbitramur e. justificari homin. per fidem
-30 Qui justificat circumcisionem ex fide, et præputium per fidem
-31 Legem ergo destruimus per fidem? Absit
4- 5 Reputatur fides ejus ad justitiam
- 9 Dicimus enim quia reputata est Abrahæ fides ad justitiam
-11 Signaculum justitiæ fidei, quæ est in præputio
-12 Sed et iis qui sectantur vestigia fidei
-13 Ut hæres esset mundi: sed per justitiam fidei
-14 Exinanita est fides, abolita est promissio
-16 Ideo ex fide, ut secundum gratiam firma sit
Sed et ei qui ex fide est Abrahæ
-19 Et non infirmatus est fide, nec consideravit
-20 Sed confortatus est fide, dans gloriam Deo
5- 1 Justificati ergo ex fide, pacem habeamus
- 2 Habemus accessum per fidem in gratiam
9-30 Justitiam autem quæ ex fide est
-32 Quare? Quia non ex fide, sed quasi ex operibus
10- 6 Quæ autem ex fide est justitia, sic dicit
- 8 Hoc est verbum fidei, quod prædicamus
-17 Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi
11-20 Tu autem fide stas: noli altum sapere
12- 3 Unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei
- 6 Sive prophetiam secundum rationem fidei
14- 1 Infirmum autem in fide assumite
-22 Tu fidem habes? penes temetipsum habe coram Deo
-23 Si manducaverit, damnatus est: quia non ex fide. Omne autem quod non est ex fide, peccatum est
16-26 Secundum præceptum æterni Dei ad obeditionem fidei
1 Cor. 2- 5 Ut fides vestra non sit in sapientia hominum
12- 9 Alteri fides in eodem Spiritu: alii gratia
13- 2 Si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam
-13 Nunc a.manent fides, spes, charitas, tria hæc
15-14 Prædicatio nostra, inanis est et fides vestra
-17 Si Christus non resurrexit, vana est fides vestra
16-13 Vigilate, state in fide, viriliter agite
2 Cor. 1-23 Non quia dominamur fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri: nam fide statis
4-13 Habentes autem eumdem spiritum fidei
5- 7 Per fidem e. ambulamus, et non per speciem
8- 7 Sed sicut in omnibus abundatis fide
10-15 Spem autem habentes crescentis fidei vestræ
13- 5 Vosmetipsos tentate si estis in fide
Galat. 1-23 Nunc evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat
2-16 Non justificatur homo... nisi per fidem Jesu
Ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus legis
-20 In fide vivo Filii Dei, qui dilexit me
3- 2 Ex operibus legis Spiritum accepistis, an ex auditu fidei?
- 5 Ex operibus legis, an ex auditu fidei?
- 7 Quia, qui ex fide sunt, ii sunt filii Abrahæ
- 8 Quia ex fide justificat gentes Deus
- 9 Igitur qui ex fide sunt, benedicentur
-11 Manifestum est: quia justus ex fide vivit
-12 Lex autem non est ex fide
-14 Ut pollicitationem Spiritus accipiamus per fidem
Galat. 3-22 Ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus
-23 Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem quæ revelanda erat
-24 Lex pædagogus noster fuit in Christo, ut ex fide justificemur
-25 At ubi venit fides, jam non sumus sub pædagogo
-26 Omnes enim filii Dei estis per fidem, quæ est in Christo Jesu
5- 5 Nos enim Spiritu ex fide, spem justitiæ expectamus
- 6 Sed fides, quæ per charitatem operatur
-23 Mansuetudo, fides, modestia, continentia
6-10 Maxime autem ad domesticos fidei
Ephes. 1-15 Propterea et ego audiens fidem vestram
2- 8 Gratia enim estis salvati per fidem
3-12 Et accessum in confidentia per fidem ejus
-17 Christum habitare per fidem in cordibus vestris
4- 5 Unus Dominus, una fides, unum baptisma
-13 Donec occurramus omnes in unitatem fidei
-29 Sed si quis bonus ad ædificationem fidei
6-16 In omnibus sumentes scutum fidei
-23 Pax fratribus... cum fide, a Deo Patre
Philip. 1-25 Ad profectum vestrum, et gaudium fidei
-27 Unanimes, collaborantes fidei Evangelii
2-17 Et si immolor supra... obsequium fidei vestræ, gaudeo
3- 9 Sed illam quæ ex fide est Christi Jesu
Quæ ex Deo est justitia in fide
Colos. 1- 4 Audientes fidem vestram in Christo Jesu
-23 Si tamen permanetis in fide fundati
2- 5 Firmamentum ej. quæ in Christo est, fidei
- 7 Et confirmati fide, sicut et didicistis
-12 Resurrexistis per fidem operationis Dei
1 Thes. 1- 3 Memores operis fidei vestræ, et laboris
- 8 Sed et in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum
3- 2 Ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra
- 5 Misi ad cognoscendam fidem vestram
- 6 Et annuntiante nobis fidem et charitatem
- 7 Consolati sumus... per fidem vestram
-10 Et compleamus ea quæ desunt fidei vestræ
5- 8 Sobrii simus, induti loricam fidei et charitatis
2 Thes. 1- 3 Quoniam supercrescit fides vestra, et abundat charitas
- 4 Gloriemur... pro patientia vestra, et fide
-11 Et impleat... et opus fidei in virtute
2-12 In sanctificatione Spiritus, et in fide veritatis
3- 2 Ut liberemur... non enim omnium est fides
1 Tim. 1- 2 Timotheo dilecto filio in fide. Gratia
- 4 Præstant magis quam ædificationem Dei, quæ est in fide
- 5 Et conscientia bona, et fide non ficta
-14 Superabundavit a. gratia Domini nostri cum fide
-19 Habens fidem, et bonam conscientiam
Quam quidam repellentes, circa fidem naufragaverunt
2- 7 Doctor Gentium in fide et veritate
-15 Salvabitur... si permanserit in fide, et dilectione
3- 9 Habentes mysterium fidei in conscientia pura
-13 Multam fiduciam in fide, quæ est in Christo
4- 1 In novissimis temporibus discedent quidam a fide
- 6 Enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ
-12 Exemplum esto fidelium.. in.. charitate, in fide, in castitate
5- 8 Fidem negavit, et est infideli deterior
-12 Quia primam fidem irritam fecerunt
6-10 Quam quidam appetentes erraverunt a fide
-11 Sectare vero... fidem, charitatem
-12 Certa bonum certamen fidei*, apprehende vitam
-21 Circa fidem exciderunt. Gratia tecum. Amen
2 Tim. 1- 5 Recordationem accipiens ejus fidei
-13 Formam habe sanorum verborum quæ a me audisti in fide
2-18 Et subverterunt quorumdam fidem
-22 Sectare vero justitiam, fidem, charitatem, et pacem
3- 8 Homines corrupti mente, reprobi circa fidem
-10 Assecutus es meam... institutionem, propositum, fidem
-15 Te possunt instruere ad salutem, per fidem
4- 7 Cursum consummavi, fidem servavi
Tit. 1- 1 Apostolus autem Jesu Christi secundum fidem electorum Dei
Tit. 1- 4 Tito dilecto filio secundum communem fidem
-13 Increpa illos dure, ut sani sint in fide
2- 2 Senes ut.. sint pudici, prudentes, sani in fide
-10 Sed in omnibus fidem bonam ostendentes
3-15 Saluta eos qui nos amant in fide
Phile. - 5 Audiens... et fidem, quam habes in Domino
- 6 Ut communicatio fidei tuæ evidens fiat
Hebr. 4- 2 Non admistus fide ex iis quæ audierunt
6- 1 Ab operibus mortuis, et fidei ad Deum
-12 Qui fide et patientia hæreditabunt
10-22 Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei
-38 Justus autem meus ex fide vivit
-39 Sed fidei in acquisitionem animæ
11- 1 Est a. fides sperandarum substantia rerum
- 3 Fide intelligimus aptata esse sæcula verbo Dei
- 4 Fide plurimam hostiam Abel quam Caïn obtulit Deo
- 5 Fide Henoch translatus est ne videret mortem
- 6 Sine fide autem impossibile est placere Deo
- 7 Fide Noë, responso accepto de iis quæ adhuc non videbantur
Et justitiæ, quæ per fidem est, hæres est institutus
- 8 Fide qui vocatur Abraham obedivit
- 9 Fide demoratus est in terra repromissionis
-11 Fide et ipsa Sara sterilis virtutem.. accepit
-13 Juxta fidem defuncti sunt omnes isti
-17 Fide obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur
-20 Fide et de futuris benedixit Isaac, Jacob, et Esaü
-21 Fide Jacob, moriens, singulos filiorum Joseph benedixit
-22 Fide Joseph, moriens, de profectione filiorum Israël memoratus est
-23 Fide Moyses, natus, occultatus est
-24 Fide Moyses grandis factus negavit...
-27 Fide reliquit Ægyptum, non veritus animositatem regis
-28 Fide celebravit Pascha, et sanguinis effusionem
-29 Fide transierunt mare Rubrum
-30 Fide muri Jericho corruerunt
-31 Fide Rahab meretrix non periit
-33 Qui per fidem vicerunt regna, operati sunt justitiam
-39 Et hi omnes testimonio fidei probati
12- 2 Aspicientes in auctorem fidei, et... Jesum
13- 7 Quorum intuentes exitum... imitamini fidem
Jacob. 1- 3 Quod probatio fidei vestræ patientiam operatur
- 6 Postulet autem in fide nihil hæsitans
2- 1 Nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi
- 5 Divites in fide, et hæredes regni
-14 Si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat?
Numquid poterit fides salvare eum?
-17 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est
-18 Sed dicet quis: Tu fidem habes, et ego opera habeo
Ostende mihi fidem tuam sine operibus
Ego ostendam tibi ex operibus fidem meam
-20 Vis autem scire... quoniam fides sine operibus mortua est?
-22 Vides quoniam fides cooperabatur operibus
Et ex operibus fides consummata est
-24 Justificatur homo, et non ex fide tantum?
-26 Ita et fides sine operibus mortua est
5-15 Et oratio fidei salvabit infirmum
1 Petr. 1- 5 Qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem
- 7 Ut probatio vestræ fidei multo pretiosior
- 9 Reportantes finem fidei vestræ, salutem animarum
-21 Ut fides vestra, et spes esset in Deo
5- 9 Cui resistite fortes in fide
2 Petr. 1- 1 Nobiscum sortiti sunt fidem in justitia Dei
- 5 Ministrate in fide vestra virtutem
1 Joan. 5- 4 Victoria quæ vincit mundum, fides nostra
Judæ. - 3 Deprecans... semel traditæ sanctis fidei
-20 Superædificantes... sanctissimæ vestræ fidei
Apoc. 2-13 Tenes nomen meum, et non negasti fidem
-19 Novi opera tua et fidem et charitatem tuam
13-10 Hic est patientia et fides sanctorum
14-12 Qui custodiunt mandata Dei, et fidem Jesu

FIDUCIA.

Deut. 28-52 In quibus habebas fiduciam in omni terra tua
32-37 Ubi sunt dii eor. in quibus habeb. fiduciam
4 Reg. 18-19 Quæ est ista fiducia, qua niteris?

4 Reg. 18-22 In Domino Deo nostro habemus fiduciam
-24 An fiduciam habes in Ægypto propter currus
-30 Neque fiduciam vobis tribuat super Dom.
19-10 Non te seducat Deus tuus, in quo habes fiduciam
1 Par. 17-25 Et idcirco invenit servus tuus fiduciam
2 Par. 14-11 In te e., et in tuo nomine habentes fiduciam
16- 7 Quia habuisti fiduciam in rege Syriæ, et non in Domino
32-10 In quo habentes fiduciam sedetis obsessi
Tobiæ. 4-12 Fiducia magna erit coram summo Deo
Esth. 14-12 Et da mihi fiduciam, Domine rex deorum
Job. 8-14 Et sicut tela aranearum fiducia ejus
11-18 Et habebis fiduciam, proposita tibi spe
18-14 Avellatur de tabernaculo suo fiducia ejus
31-24 Si putavi... et obrizo dixi : Fiducia mea
39-11 Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine ejus?
40-18 Habet fiduciam quod influat Jordanis in os
Prov. 3- 5 Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo
-29 Ne moliaris amico tuo malum, cum ille in te habeat fiduciam
14-26 In timore Domini fiducia fortitudinis
21-22 Et destruxit robur fiduciæ ejus
22-19 Ut sit in Domino fiducia tua
Eccle. 9- 4 Nemo est qui semper vivat, et qui hujus rei habeat fiduciam
Isai. 30- 2 Et habentes fiduciam in umbra Ægypti
- 3 Et fiducia umbræ Ægypti in ignominiam
31- 1 Et habentes fiduciam super quadrigis, quia multæ sunt
32-18 In tabernaculis fiduciæ, et in requie opulenta
36- 4 Quæ est ista fiducia, qua confidis?
- 5 Super quem habes fiduciam, quia recessisti a me?
-15 Et non vobis tribuat fiduciam Ezechias
47-10 Et fiduciam habuisti in malitia tua
57-13 Qui autem fiduciam habet mei, hæreditabit
Jerem. 5-17 Conteret urbes... in quibus tu habes fiduciam
7-14 Faciam domui huic... in qua vos habetis fiduciam
9- 4 Et in omni fratre suo non habeat fiduciam
17- 7 Qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia ejus
39-18 Quia in me habuisti fiduciam, ait Dominus
48- 7 Pro eo enim quod habuisti fiduciam
-13 Sicut confusa est domus... in qua habebat fiduciam
Ezech. 16-15 Et habens fiduciam in pulchritudine tua
Dan. 13-35 Erat e. cor ejus fiduciam habens in Domino
2 Mac. 7-11 Et cum fiducia ait : E cœlo ista possideo
Matth. 14-27 Dicens : Habete fiduciam : ego sum, nolite timere
Act. 4-29 Da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum
-31 Et loquebantur verbum Dei cum fiducia
19- 8 Cum fiducia loquebatur per tres menses
28-15 Gratias agens Deo, accepit fiduciam
-31 Cum omni fiducia, sine prohibitione
2 Cor. 3- 4 Fiduciam a. talem habemus per Christum
-12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia utimur
7- 4 Multa mihi fiducia est apud vos
Ephes. 3-12 In quo habemus fiduciam et accessum
6-19 Ut detur mihi sermo in apertione oris mei cum fiducia
Philip. 1-20 Sed in omni fiducia, sicut semper
3- 3 Et non in carne fiduciam habentes
1 Thes. 2- 2 Fiduciam habuimus in Deo nostro
1 Tim. 3-13 Multam fiduciam in fide, quæ est in Christo
Phile. - 8 Propter quod multam fiduciam habens in Christo Jesu
Hebr. 3- 6 Si fiduciam, et gloriam spei... firmam retineamus
4-16 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ
10-19 Habentes itaque, fratres, fiduciam
1 Joan. 2-28 Ut cum apparuerit, habeamus fiduciam
3-21 Charissimi... fiduciam habemus ad Deum
4-17 Ut fiduciam habeamus in die judicii
5-14 Hæc est fiducia, quam habemus ad eum

FIDUCIALITER.

Psal. 11- 6 Ponam in salutari : fiducialiter agam in eo
Prov. 3-23 Tunc ambulabis fiducialiter in via tua
Eccli. 6-11 Et in domesticis tuis fiducialiter aget
29-31 Ubi hospitabitur, non fiducialiter aget
Isai. 12- 2 Fiducialiter agam, et non timebo
14-30 Et pauperes fiducialiter requiescent
Osee. 2-18 Et dormire eos faciam fiducialiter
Act. 9-27 Et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in nomine Jesu
9-28 Fiducialiter agens in nomine Domini
14- 3 Demorati sunt, fiducialiter agentes in Dom.
18-26 Hic ergo cœpit fiducialiter agere in synagoga

FIGMENTUM.

Psal. 102-14 Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum
Sap. 10- 7 Animæ memoria stans figmentum salis
14-16 Tyrannorum imperio colebantur figmenta
Isai. 29-16 Et figmentum dicat fictori suo
Habac. 2-18 Quia speravit in figmento fictor ejus
Rom. 9-20 Numquid dicit figmentum ei qui se finxit

FIGO.

Gen. 13- 3 Ubi prius fixerat tabernaculum inter Bethel et Haï
16-12 E regione universorum fratrum suorum figet tabernacula
31-25 In eodem monte Galaad fixit tentorium
33-17 Ubi ædificata domo, et fixis tentoriis
-19 Emitque partem agri in qua fixerat tabernacula
35-21 Egressus inde, fixit tabernaculum
Exod. 19- 2 Ibique Israël fixit tentoria e regione montis
Levit. 16-16 Quod fixum est inter eos in medio sordium
Num. 1-53 Levitæ per gyrum tabernaculi figent tentoria
2- 3 Ad Orientem Judas figet tentoria per turmas
-27 Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser
9-18 Et ad imperium illius figebant tabernaculum
-23 Per verbum Domini figebant tentoria
13- 1 Fixis tentoriis in deserto Pharan
21-11 Unde egressi, fixere tentoria in Jeabarim
24- 6 Ut tabernacula quæ fixit Dominus
33-10 Fixerunt tentoria super mare Rubrum
-14 Egressique de Alus, in Raphidim fixere tentoria
-28 Unde egressi, fixere tentoria in Methca
-45 Profectique de Jieabarim, fixere tentoria in Dibongad
Deut. 1-33 Metatus est locum in quo tentoria figere deberetis
19-14 Quos fixerunt priores in possessione tua
28-56 Non valebat, nec pedis vestigium figere
Josue. 4- 3 In loco... ubi fixeritis hac nocte tentoria
18- 1 Ibique fixerunt tabernaculum testimonii
Judic. 6- 4 Et apud eos figentes tentoria, sicut erant in herbis
10-17 Filii Ammon... in Galaad fixere tentoria
16-13 Et clavum his circumligatum terræ fixeris, infirmus ero
1 Reg. 26- 7 Et hastam fixam in terra ad caput ejus
2 Reg. 19-29 Quid ultra loqueris? fixum est quod locutus
3 Reg. 8-54 Utrumque enim genu in terram fixerat
4 Reg. 7-10 Reperimus... asinos alligatos et fixa tentoria
2 Par. 1- 4 Ubi fixerat illi tabernaculum, hoc est, in Jerusalem
Esth. 11-12 Et fixum habebat in animo scire cupiens
Sap. 11- 2 Et in locis desertis fixerunt casas
Eccli. 6-11 Amicus si permanserit fixus, erit tibi quasi coæqualis
14-25 Et in parietibus illius figens palum, statuet casulam
27- 2 Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur
Isai. 22-23 Et figam illum paxillum in loco fideli
-25 Auferetur paxillus qui fixus fuerat in loco fideli
Jerem. 6- 3 Fixerunt in ea tentoria in circuitu
Dan. 11-45 Et figet tabernaculum suum Apadno
Habac. 2- 1 Et figam gradum super munitionem
Act. 27-41 Et prora quidem fixa manebat immobilis
Hebr. 8- 2 Quod fixit Dominus, et non homo

FIGULUS.

1 Par. 4-23 Hi sunt figuli habitantes in Plantationibus
Psal. 2- 9 Et tanquam vas figuli confringes eos
Sap. 15- 7 Sed et figulus mollem terram premens
Horum autem vasorum quis sit usus, judex est figulus
Eccli. 27- 6 Vasa figuli probat fornax, et homines... tentatio
33-13 Quasi lutum figuli in manu ipsius
38-32 Sic figulus sedens ad opus suum
Isai. 29-16 Quasi si lutum contra figulum cogitet
30-14 Comminuetur, sicut conteritur lagena figuli
45- 9 Numquid dicet lutum figulo suo : Quid facis?
Jerem. 18- 2 Surge, et descende in domum figuli
- 3 Et descendi in domum figuli
- 6 Numquid sicut figulus iste non potero vobis facere?
Ecce sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea
19- 1 Vade, et accipe lagunculam figuli testeam
Jerem. 19-11 Conteram populum... sicut conteritur vas figuli
Thren. 4- 2 Quomodo... testea, opus manuum figuli?
Dan. 2-41 Partem testæ figuli, et partem ferream
Matth. 27- 7 Consilio a.inito, emerunt ex illis agrum figuli
-10 Et dederunt eos in agrum figuli
Rom. 9-21 Annon habet potestatem figulus luti
Apoc. 2-27 Et tanquam vas figuli confringentur

FIGURA.

Levit. 19-28 Neque figuras aliquas aut stigmata facietis
Num. 12- 8 Non per ænigmata et figuras Dominum videt
2 Reg. 14-20 Ut verterem figuram sermonis hujus
4 Reg. 1- 7 Cujus figuræ et habitus est vir ille?
23-24 Et figuras idolorum, et immunditias
Sap. 14-17 E longinquo figura eorum allata
18- 1 Vocem audiebant, sed figuram non videbant
Ezech. 43-11 Figuram domus, et fabricæ ejus exitus
Dan. 4-33 Et figura mea reversa est ad me
Act. 7-43 Suscepistis... figuras, quas fecistis, adorare
1 Cor. 7-31 Præterit enim figura hujus mundi
10- 6 Hæc autem illis in figura facta sunt nostri
-11 Hæc a. omnia in figura contingebant illis
Hebr. 1- 3 Qui cum sit splendor... et figura substantiæ

FIGURO.

Sap. 7- 1 Et in ventre matris figuratus sum caro
13-13 Et per scientiam suæ artis figuret illud
14-19 Ut similitudinem in melius figuraret
Eccli. 45-13 Gemmis pretiosis figuratis in ligatura auri
Isai. 40-19 Aut aurifex auro figuravit illud

FILIA.

Gen. 5- 4 Genuitque filios et filias
- 7 Vixitque Seth...genuitque filios et filias
-10 Et genuit (*Enos*) filios et filias
-13 Et vixit Caïnan... genuitque filios et filias
-16 Vixit Malaleel... et genuit filios et filias
-19 Vixit Jared... et genuit filios et filias
-22 Trecentis annis, et genuit filios et filias
-26 Vixit Mathusala... et genuit filios et filias
-30 Vixitque Lamech... et genuit filios et filias
6- 1 Cumque... et filias procreassent
- 2 Videntes filii Dei filias hominum
- 4 Ingressi sunt filii Dei ad filias hominum
11-11 Vixitque Sem... et genuit filios et filias
-13 Vixitque Arphaxad...et genuit filios et filias
-15 Vixitque Sale... et genuit filios et filias
-17 Et vixit Heber... et genuit filios et filias
-19 Vixitque Phaleg... et genuit filios et filias
-21 Vixit quoque Reu... et genuit filios et filias
-23 Vixitque Sarug... et genuit filios et filias
-25 Vixitque Nachor... et genuit filios et filias
-29 Nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran
19- 8 Habeo duas filias, quæ necdum cognoverunt virum
-12 Aut filios, aut filias... educ de urbe hac
-14 Qui accepturi erant filias ejus
-15 Tolle uxorem tuam, et duas filias quas habes
-16 Et manum uxoris, ac duarum filiarum ejus
-30 Et mansit in monte, duæ quoque filiæ ejus
-33 Nec quando accubuit filia, nec quando surrexit
-35 Ingressaque minor filia, dormivit cum eo
-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre
20-12 Filia patris mei, et non filia matris meæ
24- 3 Ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananæorum
-13 Filiæ habitatorum huj. civitatis egredientur
-15 Et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuel
-23 Dixitq. ad eam : Cujus es filia? indica mihi
-24 Quæ respondit : Filia sum Bathuelis
-37 Non accipies uxorem filio meo de filiabus Chananæorum
-47 Et dixi : Cujus es filia? Quæ respondit : Filia Bathuëlis sum, filii Nachor
-48 Ut sumerem filiam fratris domini mei filio
25-20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuëlis
26-34 Duxit uxores, Judith filiam Beeri Hethæi, et Basemath filiam Elon
27-46 Tædet me vitæ meæ propter filias Heth
28- 2 Et accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban
- 6 Non accipies uxorem de filiabus Chanaan
- 8 Quod non libenter aspiceret filias Chanaan
- 9 Duxit uxorem... Maheleth filiam Ismaël
29- 6 Et ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo
-16 Habebat vero duas filias, nomen majoris Lia
-18 Serviam tibi pro Rachel, filia tua minore
-23 Vespere Liam filiam suam introduxit ad eum
-24 Dans ancillam filiæ, Zelpham nomine
30-21 Post quem peperit filiam, nomine Dinam
31-26 Ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio
-28 Non es passus ut oscularer fil. meos et filias

Gen. 31-31 Timui ne violenter auferres filias tuas
-41 Quatuordecim pro filiabus, et sex pro greg.
-43 Filiæ meæ et filii, et greges tui... mea sunt
-50 Si afflixeris filias meas, et si introduxeris
-55 Consurgens, osculatus est filios et filias suas
34- 1 Egressa est a. Dina filia Liæ, ut videret
- 7 Et, violata filia Jacob, rem illicitam perpetrasset
- 8 Sichem filii mei adhæsit anima filiæ vestræ
- 9 Jungamus vicissim connubia : filias vestras tradite nobis, et filias nostras accipite
-16 Dabimus, et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras
-17 Tollemus filiam nostram, et recedemus
-21 Filias eorum accipiemus uxores
36- 2 Esau accepit uxores de filiabus Chanaan : Ada filiam Elon Hethæi, et Oolibama filiam Anæ filiæ Sebeon Hevæi
- 3 Basemath quoque filiam Ismaël
6 Tulit a. Esaü uxores suas et filios et filias
-14 Erant filii Oolibama filiæ Anæ filiæ Sebeon
-18 Duces Oolibama filiæ Anæ uxoris Esaü
-25 Habuitq. filium Dison, et filiam Oolibama
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi
-12 Mortua est filia Suë uxor Judæ
41-45 Deditq. illi uxorem Aseneth filiam Putiphare
-50 Quos peperit ei Aseneth filia Putiphare
46- 7 Nepotes, filiæ, et cuncta simul progenies
-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopotamia Syriæ cum Dina filia sua. Omnes animæ filiorum ejus et filiarum
-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ filiæ
-20 Quos genuit ei Aseneth filia Putiphare
49-22 Filiæ discurrerunt super murum
Exod. 2- 5 Ecce autem descendebat filia Pharaonis
- 9 Ad quam locuta filia Pharaonis : Accipe, ait Adultumque tradidit filiæ Pharaonis
-16 Erant autem sacerdoti Madian septem filiæ
-21 Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem
3-22 Ponetisque eas super filios et filias vestras
6-23 Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth, filiam Aminadab
-25 Filius Aaron accepit uxor. de filiabus Phutiel
10- 9 Pergemus, cum filiis et filiabus, cum ovibus
20-10 Tu, et filius tuus, et filia tua, et servus tuus
21- 4 Sin autem... et pepererit filios et filias
- 7 Si quis vendiderit filiam suam in famulam
- 9 Juxta morem filiarum faciet illi
-31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit
32- 2 Tollite inaures aureas, de uxorum filiorumque et filiarum vestrarum auribus
34-16 Nec uxorem de filiabus eorum accipies
Levit. 10-14 Edetis... tu et filii tui, et filiæ tuæ tecum
12- 6 Pro filio, sive pro filia, deferet agnum annic.
18-10 Turpitudinem filiæ filii tui vel neptis ex filia non revelabis : quia turpitudo tua est
-11 Turpitudinem filiæ uxoris patris tui
-17 Turpitudinem uxoris tuæ et filiæ ejus non revelabis.
Filiam filii ej., et filiam filiæ illius non sumes
19-29 Ne prostituas filiam tuam, ne contaminetur
20-14 Qui supra uxorem filiam, duxerit matrem
-17 Qui acceperit sororem suam, filiam patris sui, vel filiam matris suæ
21- 2 Id est, super patre, et matre, et filio, et filia
- 9 Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro
22-12 Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta fuerit
24-11 Salumith, filia Dabri de tribu Dan
26-29 Ita ut comedatis carnes.. filiarum vestrarum
Num. 18-11 Tibi dedi, et filiis tuis, ac filiabus tuis
-19 Tibi dedi, et filiis ac filiabus tuis
21-29 Dedit filios ejus in fugam, et filias in captivit.
25- 1 Et fornicatus est populus cum filiabus Moab
-15 Vocabatur Cozbi, filia Sur principis nobilissimi
-18 Et Cozbi filiam ducis Madian sororem suam
26-33 Qui filios non habebat, sed tantum filias
-46 Nomen autem filiæ Aser, fuit Sara
-59 Qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi
27- 1 Accesserunt autem filiæ Salphaad
- 6 Justam rem postulant filiæ Salphaad
- 8 Homo cum mortuus fuerit absque filio, ad filiam ejus transibit hæreditas
- 9 Si filiam non habuerit, habebit successores
30-17 Inter virum et uxorem, inter patrem et filiam
36- 2 Et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares
- 6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino
-10 Feceruntque filiæ Salphaad, ut fuerat imperatum
Deut. 5-14 Tu, et filius tuus, et filia, servus et ancilla
7- 3 Filiam tuam non dabis filio ejus, nec filiam illius accipies filio tuo
12-12 Ibi epulabimini... vos et filii ac filiæ vestræ

Deut. 12-18 Et filius tuus, et filia tua, et servus et famula
-31 Offerentes filios et filias, et comburentes
13- 6 Si tibi voluerit persuadere... filius tuus vel filia
16-11 Filius tuus, et filia tua, servus tuus, et ancilla
-14 Et epulaberis... tu, filius tuus et filia
18-10 Qui lustret filium suum aut filiam
22-16 Dicet pater : Filiam meam dedi huic uxorem
-17 Non inveni filiam tuam virginem
Et ecce hæc sunt signa virginitatis filiæ meæ
23-17 Non erit meretrix de filiabus Israël
27-22 Qui dormit cum sorore sua, filia patris sui
28-32 Filii tui et filiæ tuæ tradantur alteri populo
-41 Filios generabis et filias, et non frueris eis
-53 Carnes filiorum tuorum et filiarum tuarum
-56 In sinu ejus, super filii et filiæ carnibus
32-19 Quia provocaverunt eum filii sui et filiæ
Josue. 7-24 Filios quoque et filias ejus, boves et asinos
15-16 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-17 Deditque ei Axam filiam suam uxorem
17- 3 Salphaad vero..non erant filii, sed solæ filiæ
- 6 Filiæ e. Manasse possederunt hæreditatem
Judic. 1-12 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-13 Dedit ei Axam filiam suam conjugem
3- 6 Et duxerunt uxores filias eorum, ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt
11-34 Occurrit ei unigenita filia sua cum tympanis
-35 Et ait : Heu me, filia mea, decepisti me
-40 Conveniant in unum filiæ Israel, et plangant filiam Jephte Galaaditæ diebus quatuor
12- 9 Qui habuit triginta filios, et totidem filias
14- 1 Vidensq. ibi mulierem de filiabus Philisthiim
- 2 Vidi mulierem in Thamnatha de filiabus Philisthinorum
- 3 Numq. non est mulier in filiabus fratrum
19-24 Habeo filiam virginem, et hic homo habet
21- 1 Nullus nostrum dabit filiis Benjamin de filiabus suis uxorem
- 7 Juravimus non daturos nos his filias nostras
-14 Datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad
-18 Filias enim nostras eis dare non possumus
Qui dederit de filiabus s. uxorem Benjamin
-21 Cumque videritis filias Silo ad ducendos
Ruth. 1-11 Revertimini, filiæ meæ, cur venitis mecum?
-12 Revertimini, filiæ meæ, et abite
-13 Nolite, quæso, filiæ meæ : quia vestra angustia magis me premit
2- 2 Cui illa respondit : Vade, filia mea
- 8 Audi, filia, ne vadas in alterum agrum
-22 Melius est, filia mea, ut cum puellis ejus exeas
3- 1 Filia mea, quæram tibi requiem, et providebo
-10 Benedicta, inquit, es a Domino, filia
-16 Quæ dixit ei : Quid egisti, filia?
-18 Dixitque Noëmi : Expecta, filia
1 *Reg.* 1- 4 Deditq.. cunctis filiis ejus, et filiabus partes
-16 Ne reputes ancillam tuam quasi unam de filiabus Belial
2-21 Concepit, et peperit tres filios, et duas filias
8-13 Filias quoq. vestras faciet sibi unguentarias
14-49 Et nomina duarum filiarum ejus
-50 Nomen uxoris Saül, Achinoam filia Achimaas
17-25 Et filiam suam dabit ei, et domum patris ej.
18-17 Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo tibi
-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David
-20 Dilexit autem David Michol filia Saül
-27 Dedit itaq. Saül ei Michol filiam suam uxor.
-28 Michol autem filia Saül diligebat eum
25-44 Saül autem dedit Michol filiam suam
30- 3 Et filios suos, et filias ductas esse captivas
- 6 Quia amara erat anima uniuscujusque viri super filiis suis et filiabus
-19 Tam de filiis quam de filiabus, et de spoliis
2 *Reg.* 1-20 Ne forte lætentur filiæ Philisthiim, ne exultent filiæ incircumcisorum
-24 Filiæ Israël super Saül flete, qui vestiebat
3- 3 Tertius Absalom, filius Maacha filiæ Tholmaï
- 7 Concubina, nomine Respha, filia Aïa
-13 Antequam adduxeris Michol filiam Saül
5-13 Natique sunt David et alii filii et filiæ
6-16 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
-20 Egressa Michol filia Saül in occursum David
-23 Michol filiæ Saül non est natus filius
11- 3 Quod ipsa esset Bethsabee filia Eliam
12- 3 In sinu illius dormiens : eratque illi sicut filia
13-18 Hujuscemodi enim filiæ regis virgines vestibus utebantur
14-27 Filia una, nomine Thamar, elegantis formæ
17-25 Qui ingressus est ad Abigaïl filiam Naas
19- 5 Qui salvam fecerunt animam tuam, et animam filiorum tuorum, et filiarum tuarum
21- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha filiæ Aïa

2 *Reg.* 21- 8 Et quinque filios Michol filiæ Saül
-10 Tollens autem Respha filia Aïa cilicium
-11 Quæ fecerat Respha filia Aïa, concubina Saül
3 *Reg.* 3- 1 Accepit namque filiam ejus, et adduxit in Civitatem David
4-11 Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem
-15 Ipse habebat Basemath filiam Salomonis
7- 8 Domum quoque fecit filiæ Pharaonis
9-16 Dedit eam in dotem filiæ suæ, uxori Salom.
-24 Filia autem Pharaonis ascendit de Civitate
11- 1 Salomon adamavit... filiam quoque Pharaonis
15- 2 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom
-10 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom
16-31 Duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal
22-42 Nomen matris ejus Azuba filia Salaï
4 *Reg.* 8-18 Filia enim Achab erat uxor ejus
-26 Athalia filia Amri regis Israel
9-34 Et sepelite eam : quia filia regis est
11- 2 Tollens autem Josaba filia regis Joram
14- 9 Dicens : Da filiam tuam filio meo uxorem
15-33 Nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc
17-17 Consecraverunt... et filias suas, per ignem
18- 2 Nomen matris ejus Abi filia Zachariæ
19-21 Et subsannavit te, virgo filia Sion : post tergum tuum caput movit, filia Jerusalem
21-19 Nomen matris ejus Messalemeth filia Harus
22- 1 Nomen matris ejus Idida, filia Hadaïa
23-10 Ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem, Moloch
-31 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ
-36 Nomen matris ejus Zebida, filia Phadaïa
24- 8 Nomen matris ejus Nohesta, filia Elnathan
-18 Amita, filia Jeremiæ, de Lobna
1 *Par.* 1-50 Meetabel filia Matred filiæ Mezaab
2- 3 Hi tres nati sunt ei de filia Sue Chananitide
-21 Ingressus est Hesron ad filiam Machir
-34 Sesan autem non habuit filios, sed filias
-35 Deditque ei filiam suam uxorem
-49 Filia vero Caleb, fuit Achsa
3- 2 Absalom filium Maacha filiæ Tholmaï
- 5 Quatuor de Bethsabee filia Ammiel
4-18 Hi autem filii Bethiæ filiæ Pharaonis
-27 Filii Semeï sedecim, et filiæ sex
7-15 Natæque sunt Salphaad filiæ
-24 Filia autem ejus fuit Sara
-28 Eorum et habitatio, Bethel cum filiabus suis
Contra.. Occidentalem plagam Gazer et filiæ ejus, Sichem quoque cum filiabus suis, usque ad Aza cum filiabus ejus
-29 Juxta filios quoque Manasse, Bethsan et filias ejus, Thanach et filias ejus, Mageddo et filias ejus, Dor et filias ejus
8-12 Hic ædificavit Ono, et Lod, et filias ejus
14- 3 Genuitque filios et filias
15-29 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
18- 1 Tolleret Geth, et filias ejus, de manu Philist.
23-22 Eleazar, et non habuit filios, sed filias
25- 5 Deditque Deus Heman filios quatuordecim, et filias tres
2 *Par.* 2-14 Filium mulieris de filiabus Dan
8-11 Filiam vero Pharaonis transtulit de civitate
11-18 Mahalath, filiam Jerimoth, filii David : Abihaïl quoque filiam Eliab filii Isaï
-20 Accepit Maacha filiam Absalom
-21 Amavit a. Roboam Maacha filiam Absalom
Et genuit viginti octo filios, et sexag. filias
13- 2 Nomenque matris ejus Michaïa filia Uriel
-19 Et cepit civitates ejus, Bethel et filias ejus, et Jesana cum filiabus suis, Ephron quoque et filias ejus
-21 Procreavitque vig. duos filios et sedec. filias
20-31 Et nomen matris ejus Azuba filia Selahi
21- 6 Filia quippe Achab erat uxor ejus
22- 2 Et nomen matris ejus Athalia filia Amri
-11 Porro Josabeth filia regis tulit Joas
Josabeth autem... erat filia regis Joram
24- 3 Uxores duas, e quibus genuit filios et filias
25-18 Dicens : Da filiam tuam filio meo uxorem
27- 1 Nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc
29- 1 Nomen matris ejus Abia filia Zachariæ
- 9 Filii nostri, et filiæ nostræ, et conjuges
1 *Esdr.* 2-61 Accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis uxorem
9- 2 Tulerunt enim de filiabus eorum sibi et filiis
-12 Nunc ergo filias vestras ne detis filiis eorum, et filias eorum ne accipiatis filiis vestris
2 *Esdr.* 3-12 Ædificavit Sellum filius Alohes princeps mediæ partis vici Jerusalem, ipse et filiæ
4-14 Et pugnate pro fratribus... et filiabus vestris
5- 2 Filii nostri, et filiæ nostræ multæ sunt nimis
- 5 Subjugamus filios nostros et filias nostras
6-18 Johanan filius ejus acceperat filiam Mosollam

2 Esdr. 7-63 Accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis uxorem
10-28 Uxores eorum, filii eorum, et filiæ eorum
-30 Ut non daremus filias nostras populo terræ, et filias eorum non acciperemus
11-25 Habitaverunt in Cariatharbe, et in filiabus ejus : et in Dibon, et in filiabus ejus
-27 Et in Bersabee, et in filiabus ejus
-28 Et in Mochona, et in filiabus ejus
-30 Et (*in*) Azeca, et filiabus ejus
-31 Mechmas, et Haï, et Bethel, et filiabus ejus
13-25 Ut non darent filias suas filiis eorum, et non acciperent de filiabus eorum filiis suis
Tobiæ. 3- 7 Contigit ut Sara filia Raguelis in Rages civit.
- 9 Amplius ex te non videamus fil. aut filiam
6-11 Et hic habet filiam nomine Saram
7- 8 Et Anna uxor ejus, et Sara ipsorum filia, lacrymatæ sunt
-10 Et promittas mihi dare Saram filiam tuam
-12 Huic timenti Deum debetur conjux filia tua
-15 Et apprehendens dexteram filiæ suæ
-19 Et introduxit illuc Saram filiam suam
-20 Dixitque ei : Forti animo esto, filia mea
10-12 Et apprehendentes parentes filiam suam
Judith. 8- 1 Judith vidua, quæ erat filia Merari
9- 3 Et dedisti... filias eorum in captivitatem
10-12 Filia sum Hebræorum, ideo ego fugi
13-23 Benedicta es tu filia a Domino Deo excelso
16- 8 Sed Judith filia Merari in specie faciei suæ
Esth. 2- 7 Qui fuit nutritius filiæ fratris sui Edissæ Mardochæus sibi eam adoptavit in filiam
-15 Dies, quo Esther filia Abihaïl fratris Mardochæi, quam sibi adoptaverat in filiam
9-29 Scripseruntque Esther regina filia Abihail
Job. 1- 2 Natique sunt ei septem filii, et tres filiæ
-13 Cum autem... filii et filiæ ejus comederent
-18 Filiis tuis et filiabus vescentibus et bibentibus
42-13 Et fuerunt ei septem filii, et tres filiæ
-15 Speciosæ sicut filiæ Job in universa terra
Psal. 9-15 Omnes laudationes tuas in portis filiæ Sion
44-10 Filiæ regum in honore tuo
-11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam
-13 Et filiæ Tyri in muneribus vultum tuum deprecabuntur
-14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus
47-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
72-28 Prædicationes tuas in portis filiæ Sion
96- 8 Et exultaverunt filiæ Judæ, propter judicia
105-37 Et immolaverunt filios suos, et filias suas
-38 Sanguinem filiorum suorum et filiarum suar.
136- 8 Filia Babylonis misera
143-12 Filiæ eorum compositæ : circumornatæ
Prov. 30-15 Sanguisugæ duæ sunt filiæ, dicentes : Affer
31-29 Multæ filiæ congregaverunt divitias
Eccle. 12- 4 Et obsurdescent omnes filiæ carminis
Cant. 1- 4 Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem
2- 2 Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias
- 7 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas
3- 5 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas
-10 Media charitate constravit propter filias Jerusalem
-11 Egredimini, et videte, filiæ Sion, regem Sal.
5- 8 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, si inveneritis
-16 Et ipse est amicus meus, filiæ Jerusalem
6- 8 Viderunt eam filiæ, et beatissimam prædic.
7- 1 Quam pulchri sunt gressus.. filia principis!
- 4 Quæ sunt in porta filiæ multitudinis
8- 4 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, ne suscitetis
Sap. 9- 7 Elegisti me... judicem filiorum tuorum et filiarum
Eccli. 7-26 Filiæ tibi sunt? serva corpus illarum
-27 Trade filiam, et grande opus feceris
22- 3 Filia autem in deminoratione fiet
- 4 Filia prudens hæreditas viro suo
26-13 In filia non avertente se, firma custodiam
36-23 Et est filia melior filia
42- 9 Filia patris abscondita est vigilia
-11 Super filiam luxuriosam confirma custodiam
Isai. 1- 8 Et derelinquetur filia Sion ut umbraculum
3-16 Pro eo quod elevatæ sunt filiæ Sion
-17 Decalvabit Dominus verticem filiarum Sion
4- 4 Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion
10-30 Hinni voce tua, filia Gallim ; attende, Laisa
-32 Agitabit manum s. super montem filiæ Sion
16- 1 De Petra deserti ad montem filiæ Sion
- 2 Sic erunt filiæ Moab in transcensu Arnon
22- 4 Consolemini me super vastitate filiæ populi
23-10 Transi terram t. quasi flumen, filia maris
-12 Ut glorieris calumniam sustinens, virgo filia Sidonis
32- 9 Filiæ confidentes percipite auribus eloquium meum.
37-22 Despexit te et subsannavit te virgo filia Sion
Isai. 37-22 Post te caput movit filia Jerusalem
43- 6 Affer... et filias meas ab extremis terræ
47- 1 Sede in pulvere, virgo filia Babylon Sede in terra : non est solium filiæ Chaldæorum
- 5 Et intra in tenebras, filia Chaldæorum
49-22 Et filias tuas super humeros portabunt
52- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion
56- 5 Dabo... et nomen melius a filiis et filiabus
60- 4 Filii.. venient, et filiæ tuæ de latere surgent
62-11 Dicite filiæ Sion : Ecce salvator tuus venit
Jerem. 3-24 Armenta eorum, filios eorum, et filias
4-11 Quæ sunt in deserto viæ filiæ populi mei
-31 Vox filiæ Sion intermorientis
5-17 Devorabit filios tuos, et filias tuas
6- 2 Speciosæ et delicatæ assimilavi filiam Sion
-14 Curabant contritionem filiæ populi mei
-23 Præparati quasi vir ad prælium adversum te, filia Sion
-26 Filia populi mei, accingere cilicio
7-31 Ut incenderent filios suos et filias suas igni
8-11 Et sanabant contritionem filiæ populi mei
-19 Ecce vox clamoris filiæ populi mei
-21 Super contritione filiæ populi mei contritus
-22 Quare igitur non est obducta cicatrix filiæ populi mei?
9- 1 Plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi
- 7 Quid enim aliud faciam a facie filiæ populi
-20 Et docete filias vestras lamentum
11-22 Filiæ eorum morientur in fame
14-16 Ipsi et uxores eorum, filii et filiæ eorum
-17 Contrita est virgo filia populi mei, plaga
16- 2 Et non erunt tibi filii et filiæ in loco isto
- 3 Quia hæc dicit Dominus super filios et filias
19- 9 Cibabo eos... et carnibus filiarum suarum
29- 6 Accipite uxores, et generate filios et filias Filias vestras date viris, et pariant filios et filias
31-22 Usquequo deliciis dissolveris, filia vaga?
32-35 Ut initiarent filios suos et filias suas Moloch
35- 8 Et mulieres nostræ, filii, et filiæ nostræ
41-10 Filias regis, et universum populum
43- 6 Et mulieres, et parvulos, et filias regis
46-11 Ascende in Galaad, et tolle resinam, virgo filia Ægypti
-19 Vasa transmigrationis fac tibi, habitatrix filia Ægypti
-24 Confusa est filia Ægypti, et tradita in manus
48-18 Et sede in siti, habitatio filiæ Dibon
-46 Quia comprehensi sunt filii tui, et filiæ tuæ
49- 2 Filiæque ejus igni succendentur
- 4 Defluxit vallis tua, filia delicata
50-42 Paratus ad prælium contra te, filia Babylon
51-33 Filia Babylonis quasi area, tempus trituræ
52- 1 Et nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ
Thren. 1- 6 Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus
-15 Torcular calcavit Domin. virgini filiæ Juda
2- 1 Quomodo obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion
- 4 Quod pulchrum erat visu in tabernaculo filiæ Sion
- 5 Et replevit in filia Juda humiliatum
- 8 Cogitavit Dom. dissipare murum filiæ Sion
-10 Conticuerunt senes filiæ Sion
-11 Super contritione filiæ populi mei
-13 Vel cui assimilabo te, filia Jerusalem? Et consolabor te, virgo filia Sion?
-15 Moverunt caput suum super filiam Jerus.
-18 Clamavit cor eorum ad Dominum super muros filiæ Sion
3-13 Misit in renibus meis filias pharetræ suæ
-48 In contritione filiæ populi mei
-51 Animam meam in cunctis filiabus urbis meæ
4- 3 Filia populi mei crudelis, quasi struthio
- 6 Major effecta est iniquitas filiæ populi mei
-10 Cibus earum, in contritione filiæ populi mei
-21 Gaude, et lætare, filia Edom
-22 Completa est iniquitas tua, filia Sion Visitavit iniquitatem tuam, filia Edom
Baruc. 4-10 Vidi enim captivitatem populi mei, filiorum meorum, et filiarum
-14 Captivitatem filiorum et filiarum mearum
Ezech. 13-17 Pone faciem tuam contra filias populi tui
14-16 Quia nec filios nec filias liberabunt
-18 Non liberabunt filios, neque filias
-20 Quia filium et filiam non liberabunt
-22 In ea salvatio educentium filios, et filias
16-20 Tulisti filios t., et filias tuas, quas generasti
-27 Et dabo te in animas odientium te filiarum Palæstinarum
-44 Dicens : Sicut mater, ita et filia ejus
-45 Filia matris tuæ es tu, quæ projecit virum
-46 Et soror tua major, Samaria, ipsa et filiæ ej. Soror autem tua minor te, quæ habitat a dextris tuis, Sodoma, et filiæ ejus
Ezech. 16-48 Quia non fecit Sodoma soror tua ipsa, et filiæ ejus, sicut fecisti tu, et filiæ tuæ
-49 Abundantia, et otium ipsius, et filiarum ej.
-53 Conversione Sodomorum cum filiabus su s, et conversione Samariæ, et filiarum ejus
-55 Sodoma, et filiæ ej. revertentur ad antiquitat. Et filiæ ejus revertentur ad antiquitatem suam : et tu, et filiæ tuæ, revertimini
-57 In opprobrium filiarum Syriæ, et cunctarum in circuitu tuo filiarum Palæstinarum
-61 Dabo eas tibi in filias, sed non ex pacto tuo
22-11 Sororem suam filiam patris sui oppressit
23- 2 Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
- 4 Et habui eas, et pepererunt filios et filias
-10 Filios et filias ejus tulerunt
-25 Ipsi filios tuos et filias tuas capient
-47 Filios et filias earum interficient
24-21 Filiæ vestræ quas reliquistis, gladio cadent
-25 Super quo requiescunt animæ eorum, filios et filias eorum
26- 6 Filiæ quoque ejus, quæ sunt in agro
- 8 Filias tuas, quæ sunt in agro, gladio interfic.
30-18 Filiæ autem ejus in captivitatem ducentur
32-16 Plangent eum : filiæ gentium plangent eum
-18 Et detrahe eam ipsam, et filias gentium
44-25 Nisi ad patrem et matrem, et filium et filiam
Dan. 11- 6 Filiaque regis Austri veniet ad regem Aquil.
-17 Filiam fœminarum dabit ei, ut evertat illud
13- 2 Et accepit uxorem... filiam Helciæ
- 3 Erudierunt filiam suam secundum legem
-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ uxorem
-48 Condemnastis filiam Israel?
-57 Sic faciebatis filiabus Israel, et illæ timentes Sed filia Juda non sustinuit iniquitatem
-63 Laudaverunt Deum pro filia sua Susanna
Osee. 1- 3 Et accepit Gomer filiam Debelaïm
- 6 Et concepit adhuc, et peperit filiam
4-13 Ideo fornicabuntur filiæ vestræ
-14 Non visitabo super filias vestras
Joel. 2-28 Et prophetabunt filii vestri, et filiæ vestræ
3- 8 Et vendam filios vestros, et filias vestras
Amos. 7-17 Et filii tui et filiæ tuæ in gladio cadent
Mich. 1-13 Principium peccati est filiæ Sion
4- 8 Et tu turris Gregis nebulosa filiæ Sion Veniet potestas prima, regnum filiæ Jerusalem
-10 Dole, et satage, filia Sion, quasi parturiens
-13 Surge, et tritura, filia Sion
5- 1 Nunc vastaberis, filia latronis
7- 6 Et filia consurgit adversus matrem suam
Soph. 3-14 Lauda, filia Sion : jubila, Israël : lætare, et exulta in omni corde, filia Jerusalem
Zach. 2- 7 Fuge quæ habitas apud filiam Babylonis
-10 Lauda, et lætare, filia Sion : quia ecce ego
9- 9 Exulta satis, filia Sion; jubila, filia Jerusal.
Malac. 2-11 Et habuit filiam dei alieni
1 Mac. 5- 8 Et cepit Gazer civitatem, et filias ejus
-65 Et percussit Chebron et filias ejus
9-37 Filiam unius de magnis principibus Chanaan
10-54 Et da mihi filiam tuam uxorem
-57 Exivit Ptolemæus... et Cleopatra filia ejus
-58 Et dedit ei Cleopatram filiam suam
11- 9 Dabo tibi filiam m., quam habet Alexander
-10 Pœnitet enim me quod dederim illi filiam meam
-12 Abstulit filiam suam, et dedit eam Demetrio
Matth. 9-18 Domine, filia mea modo defuncta est
-22 Dixit : Confide, filia, fides tua te salvam fecit
10-35 Et filiam adversus matrem suam
-37 Et qui amat filium aut filiam super me
14- 6 Saltavit filia Herodiadis in medio
15-22 Filia mea male a dæmonio vexatur
-28 Et sanata est filia ejus ex illa hora
21- 5 Dicite filiæ Sion : Ecce rex tuus venit
Marc. 5-23 Quoniam filia mea in extremis est, veni
-35 Dicentes : Quia filia tua mortua est : quid ultra vexas Magistrum?
6-22 Cumque introisset filia ipsius Herodiadis
7-25 Cujus filia habebat spiritum immundum
-26 Rogabat eum ut dæmon. ejiceret de filia ej.
-29 Exiit dæmonium a filia tua
Luc. 1- 5 Et uxor illius de filiabus Aaron
2-36 Et erat Anna prophetissa filia Phanuël
8-42 Quia unica filia erat ei fere annorum duodecim
-48 Filia, fides tua salvam te fecit : vade in pace
-49 Quia mortua est filia tua, noli vexare illum
12-53 Dividentur.. mater in filiam, et filia in matrem
13-16 Hanc autem filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas
23-28 Dixit : Filiæ Jerusalem, nolite flere super me
Joan. 12-15 Noli timere, filia Sion : ecce rex tuus venit
Act. 2-17 Et prophetabunt filii vestri, et filiæ vestræ

Act. 7-21 Sustulit eum filia Pharaonis, et nutrivit eum
21- 9 Huic autem erant quatuor filiæ virgines
2 *Cor.* 6-18 Et vos eritis mihi in filios et filias
Hebr. 11-24 Negavit se esse filium filiæ Pharaonis
1 *Petr.* 3- 6 Cujus estis filiæ benefacientes

FILIOLI.

Marc. 10-24 Respond. ait illis : Filioli, quam difficile est
Joan. 13-33 Filioli, adhuc modicum vobiscum sum
Galat. 4-19 Filioli mei, quos iterum parturio
1 *Joan.* 2- 1 Filioli mei, hæc scribo vobis, ut non peccetis
-12 Scribo vobis, filioli, quoniam remittuntur
-18 Filioli, novissima hora est
-28 Et nunc, filioli, manete in eo
3- 7 Filioli, nemo vos seducat
-18 Filioli mei, non diligamus verbo neq. lingua
4- 4 Vos ex Deo estis, filioli, et vicistis eum
5-21 Filioli, custodite vos a simulacris. Amen

FILIUS.

Gen. 3-16 In dolore paries filios, et sub viri potestate eris
4-17 Vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui Henoch
-26 Sed et Seth natus est filius quem vocavit Enos
5- 4 Adam... genuitque filios et filias
- 7 Vixitque Seth... genuitque filios et filias
-10 Post cujus (*Caïnan*) ortum vixit (*Enos*) octingentis quindecim annis, et genuit filios et filias
-13 Et vixit Caïnan... genuitque filios et filias
-16 Et vixit Malaleel... et genuit filios et filias
-19 Et vixit Jared... et genuit filios et filias
-22 Ambulavit Henoch cum Deo.. et genuit filios et filias
-26 Vixit Mathusala... et genuit filios et filias
-28 Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis, et genuit filium
-30 Vixitque Lamech... et genuit filios et filias
6- 2 Videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchræ
- 4 Postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum
-10 Genuit tres filios, Sem, Cham et Japheth
-18 Et ingredieris arcam tu, et filii tui
Uxor tua, et uxores filiorum tuorum
7- 7 Et ingresus est Noë et filii ejus, uxor ejus
Et uxores filiorum ejus cum eo
-13 Et Sem, et Cham, et Japheth, filii ejus.
Et tres uxores filiorum ejus cum eis
8-16 Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
-18 Egressus est ergo Noë, et filii ejus, uxor illius
Et uxores filiorum ejus cum eo
9- 1 Benedixitq. Deus Noë et filiis ejus
- 8 Hæc q. dixit Deus... et ad filios ejus cum eo
-19 Tres isti filii sunt Noë
-24 Cum didicisset quæ fecerat ei filius s. minor
10- 1 Hæ sunt generationes filiorum Noë, Sem, Cham et Japheth : natique sunt eis filii post diluvium
- 2 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
- 3 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath
- 4 Filii autem Javan : Elisa et Tharsis
- 6 Filii autem Cham : Chus, et Mesraïm
- 7 Filii Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha
Filii Regma : Saba et Dadan
-20 Hi sunt filii Cham in cognationibus et linguis
-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium filiorum Heber
-22 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad
-23 Filii Aram : Us, et Hul, et Gether, et Mes
-25 Natique sunt Heber filii duo
-29 Ophir, et Hevila, et Jobab : omnes isti, filii Jectan
11- 5 Ut videret civitatem et turrim quam ædificabant filii Adam
-11 Vixitque Sem... et genuit filios et filias
-13 Vixitque Arphaxad... et genuit filios et filias
-15 Vixitque Sale... et genuit filios et filias
-17 Et vixit Heber... et genuit filios et filias
-19 Vixitque Paleg... et genuit filios et filias
-21 Vixit quoque Reu... et genuit filios et filias
-23 Vixitque Sarug... et genuit filios et filias
-25 Vixitque Nachor... et genuit filios et filias
-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum
Lot filium Aran, filium filii sui
Saraï nurum suam, uxorem Abram filii sui
12- 5 Tulitque Saraï... et Lot filium fratris sui
14-12 Filium fratris Abram, qui habitabat in Sodomis
15- 2 Et filius procuratoris domus meæ
16- 2 Si forte saltem ex illa suscipiam filios
-11 Ecce, ait, concepisti, et paries filium

Gen. 16-15 Peperitque Agar Abræ filium : qui vocavit nomen ejus Ismael
17-16 Et benedicam ei, et ex illa dabo tibi filium
-17 Putas-ne centenario nascetur filius ?
-19 Ait Deus ad Abraham : Sara uxor tua pariet tibi filium
-23 Tulit autem Abraham Ismaël filium suum
-25 Et Ismaël filius tredecim annos impleverat
-26 Circumcisus est Abraham et Ismaël filius ej.
18-10 Vita comite, et habebit filium Sara uxor tua
-14 Vita comite, et habebit Sara filium
-19 Scio enim quod præcepturus sit filiis suis
19-12 Generum, aut filios, aut filias.. educ de urbe
-37 Peperitque major filium, et vocavit... Moab
-38 Minor quoque peperit filium, et vocavit nomen ej. Ammon, id est, filius populi mei
21- 2 Concepitq. et peperit filium in senectute sua
- 3 Vocavitq. Abraham nomen filii sui... Isaac
- 7 Quis... crederet Abraham, quod Sara lactaret filium
- 9 Cumque vidisset Sara filium Agar Ægyptiæ ludentem
-10 Ejice ancillam hanc, et filium ej. ; non e. erit hæres filius ancillæ cum filio meo Isaac
-11 Dure accepit hoc Abraham pro filio suo
-13 Et filium ancillæ faciam in gentem magnam
22- 2 Ait illi : Tolle filium tuum unigenitum
- 3 Ducens secum duos juvenes, et Isaac filium
- 6 Tulit q. ligna.. et imposuit super Isaac filium
- 7 At ille respondit : Quid vis, fili ?
- 8 Deus providebit sibi victimam... fili mi
- 9 Cumque alligasset Isaac filium suum
-10 Arripuit gladium, ut immolaret filium suum
-12 Non pepercisti unigenito filio tuo
-13 Quem assumens, obtulit holocaustum pro filio
-16 Non pepercisti filio tuo unigenito propter me
-20 Quod Melcha quoq. genuisset filios Nachor
23- 3 Locutus est ad filios Heth, dicens
- 5 Responderunt filii Heth, dicentes
- 7 Adoravit populum terræ, filios videlicet Heth
- 8 Intercedite pro me apud Ephron filium Seor
-10 Habitabat a. Ephron in medio filiorum Heth
-11 Præsentibus filiis populi m. ; sepeli mortuum
-16 Appendit pecuniam.. audientibus filiis Heth
-18 Videntibus filiis Heth, et cunctis qui intrabant
-20 In possessionem monumenti a filiis Heth
24- 3 Ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananæorum
- 4 Et inde accipias uxorem filio meo Isaac
- 5 Numquid reducere debeo filium tuum ad locum
- 6 Cave nequando reducas filium meum illuc
- 7 Et accipies inde uxorem filio meo
- 8 Filium meum tantum ne reducas illuc
-15 Rebecca... filia Bathuël, filii Melchæ
-24 Quæ respondit : Filia sum Bathuëlis, filii Melchæ
-36 Et peperit Sara uxor domini mei filium
-38 De cognatione mea accipies uxorem filio m.
-40 Accipiesque uxorem filio meo
-44 Ipsa est mulier quam præparavit Dominus filio domini
-47 Quæ respondit : Filia Bathuëlis sum, filii Nachor
-48 Ut sumerem filiam fratris do. mei filio ejus
-51 Sit uxor filii domini tui, sicut locutus est Do.
25- 3 Filii Dadan fuerunt, Assurim, et Latusim
- 4 Ortus est Epha... omnes hi filii Ceturæ
- 6 Filiis a. concubinarum largitus est munera
Et separavit eos ab Isaac filio suo
- 9 Sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii sui
Quæ sita est in agro Ephron filii Seor Hethæi
-10 Quem emerat a filiis Heth : ibi sepultus est
-11 Post obitum illius, benedixit Deus Isaac filio ejus
-12 Hæ sunt generationes Ismaël filii Abrahæ
-13 Et hæc nomina filiorum ejus in vocabulis
-16 Isti sunt filii Ismaëlis
-19 Hæ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham
27- 1 Vocavitque Esaü filium suum majorem
Et dixit ei : Fili mi ! Qui respondit : Adsum
- 6 Dixit filio suo Jacob : Audivi patrem tuum
- 8 Nunc ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis
-13 In me sit, ait, ista maledictio, fili mi
-18 At ille respondit : Audio. Quis es tu, fili mi ?
-20 Rursumq. Isaac ad filium suum : Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti, fili mi?
-21 Accede huc, ut tangam te, fili mi, et probem utrum tu sis filius meus Esaü, an non
-24 Ait : Tu es filius meus Esaü ? Respondit : Ego sum

Gen. 27-25 Affer mihi... de venatione tua, fili mi
-26 Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi
-27 Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni
-29 Et incurventur ante te filii matris tuæ
-31 Surge, pater mi, et comede de venatione filii tui
-32 Ego sum filius tuus primogenitus Esaü
-37 Tibi post hæc, fili mi, ultra quid faciam ?
-42 Quæ mittens et vocans Jacob filium suum
-43 Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam
-45 Cur utroque orbabor filio in uno die ?
28- 5 Venit... ad Laban filium Bathuël Syri
29- 5 Numquid, ait, nostis Laban filium Nachor?
-12 Indicavit ei quod frater esset patris sui, et filius Rebeccæ
-13 Qui, cum audisset venisse Jacob filium sororis suæ, cucurrit
-32 Quæ conceptum genuit filium, vocavitque nomen ejus Ruben
-33 Rursumq. concepit et peperit filium, et ait
-34 Concepitq. tertio, et genuit alium filium
Eo quod pepererim ei tres filios
-35 Quarto concepit et peperit filium, et ait
30- 3 Ut pariat... et habeam ex illa filios
- 5 Ingresso ad se viro, concepit, et peperit filium
- 6 Exaudivit vocem meam, dans mihi filium
-10 Qua post conceptum edente filium
-14 Da mihi partem de mandragoris filii tui
-15 Nisi etiam mandragoras filii mei tuleris ?
-16 Mercede conduxi te pro mandragoris filii
-17 Concepitque et peperit filium quintum
-19 Rursum Lia concipiens, peperit sextum filium
-20 Eo quod genuerim ei sex filios
-23 Quæ concepit et peperit filium, dicens
-24 Addat mihi Dominus filium alterum
-35 Tradidit in manu filiorum suorum
31- 1 Postquam autem audivit verba filiorum Laban dicentium
-16 Et eas tradidit nobis, ac filiis nostris
-28 Non es passus ut oscularer filios meos
-43 Filiæ meæ et filii, et greges tui... mea sunt
Quid possum facere filiis et nepotibus meis?
-55 Laban vero.. osculatus est filios et filias suas
32-11 Ne forte veniens percutiat matrem cum filiis
-22 Cum undecim filiis, et transivit vadum Jacob
Non comedunt nervum filii Israël
33- 1 Divisitque filios Liæ et Rachel ambarumque famularum
- 2 Liam vero, et filios ejus, in secundo loco
- 6 Et appropinquantes ancillæ et filii earum
-19 Emitque... a filiis Hemor patris Sichem
34- 2 Cum vidisset Sichem filius Hemor Hevæi
- 5 Quod cum audisset Jacob, absentibus filiis
- 7 Ecce filii ejus veniebant de agro
- 8 Sichem filii mei adhæsit anima filiæ vestræ
-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ej.
-25 Duo filii Jacob, Simeon et Levi fratr. Dinæ
-27 Irruerunt super occisos cæteri filii Jacob
35-17 Noli timere, quia et hunc habebis filium
-18 Vocavit nomen filii sui Benoni, id est, filius doloris mei : pater vero appellavit eum Benjamin, id est, filius dextræ
-22 Erant autem filii Jacob duodecim
-23 Filii Liæ : primogenitus Ruben, et Simeon
-24 Filii Rachel : Joseph et Benjamin
-25 Filii Balæ ancillæ Rachelis : Dan et Nephth.
-26 Filii Zelphæ ancillæ Liæ : Gad et Aser
Hi sunt filii Jacob, qui nati sunt
-29 Et sepelierunt eum Esaü et Jacob filii sui
36- 5 Hi filii Esaü qui nati sunt ei in terra Chan.
- 6 Tulit autem Esaü uxores suas, et filios et filias
-10 Et hæc nomina filiorum ejus (*Esaü*) : Eliphaz filius Ada uxoris Esaü : Rahuël quoque filius Basemath uxoris ejus
-11 Fueruntque Eliphaz filii : Theman, Omar
12 Erat a. Thamna, concubina Eliphaz filii Esaü
Hi sunt filii Ada uxoris Esaü
-13 Filii autem Rahuël : Nahath et Zara, Samma et Meza : hi filii Basemath uxoris Esaü
-14 Isti quoque erant filii Oolibama filiæ Anæ
-15 Filii Eliphaz primogeniti Esaü : dux Theman
-16 Hi filii Eliphaz in terra Edom, et hi filii Ada
-17 Hi quoque filii Rahuël filii Esaü
Isti filii Basemath uxoris Esaü
-18 Hi a. filii Oolibama uxoris Esaü
-19 Isti sunt filii Esaü, et hi duces eorum
-20 Isti sunt filii Seïr Horræi, habitatores terræ
-21 Hi duces Horræi, filii Seir, in terra Edom
-22 Facti sunt autem filii Lotan : Hori et Heman
-23 Isti filii Sobal : Alvan, et Manahat, et Ebal
-24 Et hi filii Sebeon : Aja et Ana
-25 Habuitq. filium Dison, et filiam, Oolibama

Gen. 36-26 Et isti filii Dison : Hamdan, et Eseban
-27 Hi quoq. filii Eser : Balaan, et Zavan, et Acan
-28 Habuit autem filios Disan : Hus et Aram
-31 Antequam haberent regem filii Israel
-32 Bela filius Beor, nomenq. urbis ejus Denaba
-33 Regnavit pro eo Jobab filius Zaræ de Bosra
-35 Regnavit pro eo Adad filius Badad
-38 Successit in regnum Balanan filius Achobor
37- 2 Joseph... erat cum filiis Balæ et Zelphæ
- 3 Israël autem diligebat Joseph super omnes filios suos
- 4 Quod a patre plus cunctis filiis amaretur
-32 Vide utrum tunica filii tui sit, an non
-33 Tunica filii mei est, fera pessima comedit eum
-34 Lugens filium suum multo tempore
-35 Descendam ad filium meum lugens in infernum
38- 3 Concepit, et peperit filium, et vocavit.. Her
- 4 Rursumque concepto fœtu, natum filium vocavit Onan
- 8 Dixit ergo Judas ad Onan filium suum
- 9 Ille sciens non sibi nasci filios
-11 Esto vidua... donec crescat Sela filius meus
-26 Quia non tradidi eam Sela filio meo
41-50 Nati sunt autem Joseph filii duo antequam veniret fames
42- 1 Jacob... dixit filiis suis : Quare negligitis ?
-11 Omnes filii unius viri sumus
-13 Fratres sumus, filii viri unius in terra Chan.
-37 Respondit Ruben : Duos filios meos interfice
-38 Non descendet, inquit, filius meus vobiscum
43- 2 Consumptisque cibis... dixit Jacob ad filios
-29 Deus, inquit, misereatur tui, fili mi
45- 9 Et dicetis ei : Hæc mandat filius tuus Joseph
-10 Habitabis in terra Gessen : erisque juxta me tu, et filii tui
Et filii filiorum tuorum, oves tuæ, et armenta
-21 Feceruntq. filii Israel ut eis mandatum fuerat
-26 Nuntiaverunt ei, dicentes : Joseph filius tuus vivit
-28 Sufficit mihi si adh. Joseph filius meus vivit
46- 5 Tuleruntque eum filii cum parvulis et uxoribus suis
- 7 Filii ejus, et nepotes, filiæ, et cuncta simul progenies
- 8 Hæc sunt autem nomina filiorum Israël
- 9 Filii Ruben : Henoch, et Phallu, et Hesron, et Charmi
-10 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod, et Jachin, et Sohar, et Saül filius Chanaanitidis
-11 Filii Levi : Gerson, et Caath, et Merari
-12 Filii Juda : Her, et Onan, et Sela, et Phares, et Zara
Natiq. sunt filii Phares, Hesron et Hamul
-13 Filii Issachar : Thola, et Phua, et Job
-14 Filii Zabulon : Sared, et Elon, et Jahelel
-15 Hi sunt filii Liæ quos genuit in Mesopotamia
Omnes animæ filiorum ejus et filiarum, triginta tres
-16 Filii Gad : Sephion, et Haggi, et Suni
-17 Filii Aser : Jamne, et Jesua, et Jessui
Filii Beria : Heber, et Melchiel
-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ filiæ
-19 Filii Rachel uxoris Jacob : Joseph et Benjamin
-20 Natique sunt Joseph filii in terra Ægypti
-21 Filii Benjamin : Bela, et Bechor, et Asbel
-22 Hi filii Rachel quos genuit Jacob
-23 Filii Dan : Husim
-24 Filii Nephthali : Jasiel, et Guni, et Jeser
-25 Hi filii Balæ, quam dedit Laban Racheli
-26 Absque uxoribus filiorum ejus, sexaginta sex
-27 Filii autem Joseph, qui nati sunt ei
47-29 Vocavit filium suum Joseph, et dixit ad eum
48- 1 Qui, assumptis duobus filiis Manasse et Ephraim, ire perrexit
- 2 Ecce filius tuus Joseph venit ad te
- 5 Duo ergo filii tui, qui nati sunt tibi in terra Ægypti
- 8 Videns autem filios ejus, dixit ad eum : Qui sunt isti ?
- 9 Respondit : Filii mei sunt, quos donavit mihi Deus
-11 Dixit ad filium suum : Non sum fraudatus
-15 Benedixitque Jacob filiis Joseph, et ait
-19 Qui renuens, ait : Scio, fili mi, scio
-21 Et ait ad Joseph filium suum : En ego morior
49- 1 Vocavit autem Jacob filios suos, et ait eis
- 2 Congregamini, et audite, filii Jacob
- 8 Adorabunt te filii patris tui
- 9 Ad prædam, fili mi, ascendisti : requiescens accubuisti ut leo
-11 Ligans... ad vitem, o fili mi, asinam suam

Gen. 49-22 Filius accrescens Joseph, filius accrescens
-32 Finitisque mandatis quibus filios instruebat
50-12 Fecerunt ergo filii Jacob sicut præceperat eis
-22 Et vidit Ephraïm filios usque ad tertiam generationem
Filii quoque Machir filii Manasse nati sunt
Exod. 1- 1 Hæc sunt nomina filiorum Israël qui ingressi sunt in Ægyptum
- 7 Filii Israël creverunt, et... multiplicati sunt
- 9 Ecce populus filiorum Israël multus
-13 Oderantque filios Israël Ægyptii
2- 2 Quæ concepit, et peperit filium
-10 Quem illa adoptavit in locum filii, vocavitque nomen ejus, Moyses
-22 Quæ peperit ei filium, quem vocavit Gersam
-23 Et ingemiscentes filii Israël, propter opera
-25 Et respexit Dom. filios Israël, et cognovit eos
3- 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me
-10 Ut educas populum meum, filios Israël, de Ægypto
-11 Quis sum ego ut... educam filios Israël
-13 Ecce ego vadam ad filios Israël, et dicam eis
-14 Ait : Sic dices filiis Israël : Qui est, misit me
-15 Dixitq.. Deus ad Moysen: Hæc dices filiis Isr.
-22 Ponetisque eas super filios et filias vestras
4-20 Tulit ergo Moyses uxorem suam et filios suos
-22 Hæc dicit : Do. Filius meus primogenitus Isr.
-23 Dimitte filium meum ut serviat mihi
Ego interficiam filium tuum primogenitum
-25 Et circumcidit præputium filii sui
-29 Congregaverunt cunctos seniores filiorum Israël
-31 Audieruntq. quod visitasset Dom. filios Isr.
5-14 Flagellatique sunt qui præerant operibus filiorum Israël
-15 Veneruntque præpositi filiorum Israël
-19 Videbantq. se præpositi filiorum Isr. in malo
6- 5 Ego audivi gemitum filiorum Israël
- 6 Ideo dic filiis Israël : Ego Dom. qui educam
- 9 Narravit ergo Moyses omnia filiis Israël.
-11 Ut dimittat filios Israël de terra sua
-12 Ecce filii Israël non audiunt me
-13 Et dedit mandatum ad filios Israël
Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-14 Filii Ruben primogeniti Israëlis : Henoch
-15 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod, et Jachin, et Soar, et Saül filius Chananitidis
-16 Et hæc nomina filiorum Levi per cognationes
-17 Filii Gerson : Lobni et Semeï
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
-19 Filii Merari : Moholi et Musi
-21 Filii quoque Isaar : Core, et Nepheg
-22 Filii quoque Oziel : Misaël, et Elisaphan
-24 Filii quoque Core : Aser, et Elcana
-25 At vero Eleazar filius Aaron accepit uxorem
-26 Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-27 Ut educant filios Israël de Ægypto
7- 2 Ut dimittat filios Israël de terra sua
- 4 Et educam... populum meum, filios Israël, de terra Ægypti
- 5 Et eduxerim filios Israël de medio eorum
9- 4 Ut nihil omnino pereat ex his quæ pertinent ad filios Israël
- 6 De animalibus vero filiorum Israël, nihil omnino periit
-26 Ubi erant filii Israël, grando non cecidit
-35 Nec dimisit filios Isr., sicut præceperat Do.
10- 2 Narres in auribus filii tui et nepotum tuorum
- 9 Pergemus, cum filiis et filiabus
-20 Induravit Do. cor Pha. nec dimisit filios Isr.
-23 Ubicumq. a. habitabant filii Israël, lux erat
11- 7 Apud omnes a. filios Israël non mutiet canis
-10 Nec dimisit filios Israël de terra sua
12- 3 Loquimini ad universum cœtum filiorum Israël
- 6 Immolabitq. eum univ. multitudo filiorum Israël ad vesperam
-21 Vocavit a. Moyses om. seniores filiorum Is.
-24 Custodi verbum istud legitimum tibi et filiis tuis usque in æternum
-26 Et cum dixerint vobis filii vestri : Quæ est ista religio ?
-27 Quando transivit super domos filiorum Isr.
-28 Et egressi filii Isr. fecerunt sicut præceperat
-31 Egredimini a populo meo, vos et filii Israël
-35 Feceruntq. filii Isr. sicut præceperat Moyses
-37 Profectique sunt filii Israël de Ramesse
-40 Habitatio a. filiorum Israel qua manserunt
-42 Hanc observare debent omnes filii Israël
-47 Omnis cœtus filiorum Israël faciet illud
-50 Feceruntq. om. filii Israël sicut præceperat
-51 Et eadem die eduxit Dominus filios Israël
13- 2 Sanctifica mihi omne primogenitum quod aperit vulvam in filiis Israel
- 8 Narrabisque filio tuo in die illo, dicens

Exod. 13-13 Primogenitum hominis de filiis tuis, pretio redimes
-14 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
-15 Et omnia primogenita filiorum m. redimo
-18 Armati ascenderunt filii Isr. de terra Ægyp.
-19 Eo quod adjurasset filios Israël, dicens
14- 2 Loquere filiis Israël: Reversi castrametentur
- 3 Dicturusque est Pharao super filiis Israel
- 8 Et persecutus est filios Israel
-10 Levantes filii Isr. oculos viderunt Ægyptios
-15 Loquere filiis Israel ut proficiscantur
-16 Ut gradiantur filii Israel in medio mari
-22 Ingressi sunt filii Isr. per medium sicci maris
-29 Filii autem Israel perrexerunt per medium sicci maris
15- 1 Cecinit Moyses et filii Isr. carmen hoc Dom.
-19 Filii a. Israël ambulaverunt per siccum
-27 Venerunt autem in Elim filii Israël
16- 1 Et venit omnis multitudo filiorum Israël
- 2 Murmuravit omnis congregatio filiorum Isr.
- 3 Dixeruntque filii Israel ad eos
- 6 Dixeruntque Moyses et Aaron ad omnes filios Israël
- 9 Dic universæ congregationi filiorum Israël
-10 Cumque loqueretur Aaron ad omnem cœtum filiorum Israël
-15 Quod cum vidissent filii Israël, dixerunt
-17 Feceruntque ita filii Israël : et collegerunt, alius plus, alius minus
-35 Filii autem Israël comederunt Man
17- 1 Igitur profecta omnis multitudo filiorum Is.
- 7 Vocavit nomen loci illius, Tentatio, propter jurgium filiorum Israël
18- 3 Et duos filios ejus, quorum unus vocabatur Gersam
- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi, et filii ejus, et uxor ejus
- 6 Ego Jethro cognatus tuus venio ad te, et uxor tua, et duo filii tui cum ea
19- 3 Hæc dices domui Jacob, et annuntiabis filiis Israël
- 6 Hæc sunt verba quæ loqueris ad filios Israël
20- 5 Visitans iniquitatem patrum in filios
-10 Non facies omne opus in eo, tu, et filius
-22 Dixit... Do. ad Moysen : Hæc dices filiis Isr.
21- 4 Sin autem... et pepererit filios et filias
- 9 Sin autem filio suo desponderit eam
-31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit
22-24 Erunt uxores vestræ viduæ, et filii vestri pupilli
-29 Primogenitum filiorum tuorum dabis mihi
23-12 Et refrigeretur filius ancillæ tuæ, et advena
24- 5 Misitque juvenes de filiis Israël
-11 Qui procul recesserant de filiis Israël
-17 Erat autem species gloriæ Domini... in conspectu filiorum Israël
25- 2 Loquere filiis Israël ut tollant mihi primitias
-22 Cuncta quæ mandabo per te filiis Israël
27-20 Præcipe filiis Israël ut afferant tibi oleum
-21 Collocabunt eam Aaron et filii ejus, ut usque mane luceat
Perpetuus erit cultus per successiones eorum a filiis Israël
28- 1 Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio filiorum Israël
- 4 Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron et filiis ejus
- 9 Et sculpes in eis nomina filiorum Israël
-11 Sculpes eos nominibus filiorum Israël
-12 Et pones... memoriale filiis Israël
-21 Habebuntque nomina filiorum Israël
-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël
-30 Et gestabit judicium filiorum Israël
-38 Quæ obtulerunt et sanctificaverunt filii Isr.
-40 Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis
-41 Vestiesq... fratrem tuum et filios ej. cum eo
-43 Et utentur eis Aaron et filii ejus quando ingredientur
29- 4 Aaron ac filios ejus applicabis ad ostium tabernaculi testimonii
Cumque laveris patrem cum filiis suis aqua.
- 8 Filios q. illius applicabis, et indues tunicis
-10 Imponentque Aaron et filii ejus manus super caput
-15 Super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus
-19 Super cujus caput ponent Aaron et filii ejus manus
-20 Pones super extremum auriculæ dextræ Aaron et filiorum ejus
-21 De oleo unctionis, asperges Aaron et.. filios
-24 Ponesq. omnia sup. manus Aaron et filiorum
-28 Quo initiatus est Aaron et filii ejus, cedentque in partem Aaron et filiorum ejus jure perpetuo a filiis Israël

Exod. 29-29 Vestem autem sanctam, qua utetur Aaron, habebunt filii ejus
-30 Qui pontifex pro eo fuerit constitutus de filiis ejus
-32 Quibus vescetur Aaron et filii ejus
-35 Omnia... facies super Aaron et filiis ejus
-43 Ibique præcipiam filiis Israël
-44 Sanctificabo... et Aaron cum filiis suis
-45 Et habitabo in medio filiorum Israël
30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël
-16 Susceptamque pecuniam quæ collata est a filiis Israël
-19 Lavabunt in ea Aaron et filii ejus manus suas
-30 Aaron et filios ejus unges, sanctificabisq. eos
-31 Filiis quoque Israël dices
31- 2 Vocavi ex nomine Beseleel filium Uri filii Hur de tribu Juda
- 6 Dediq. ei socium Ooliab filium Achisamech
-10 In ministerio Aaron sacerdoti et filiis ejus
-13 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-16 Custodiant filii Israël sabbatum et celebrent
-17 Inter me et filios Israël signumq. perpetuum
32- 2 Tollite inaures... de uxorum filiorumque et filiarum... auribus
-20 Et dedit ex eo potum filiis Israël
-26 Congregatique sunt ad eum omnes filii Levi
-28 Feceruntq. filii Levi juxta sermonem Moysi
-29 Unusquisque in filio, et in fratre suo
33- 5 Loquere filiis Isr. : Populus duræ cervicis es
- 6 Deposuerunt ergo filii Israël ornatum suum
-11 Minister ejus Josuë filius Nun, puer, non recedebat
34-16 Nec uxorem de filiabus eorum accipies filiis
Fornicari faciant et filios tuos in deos suos
-20 Primogenitum filiorum tuorum redimes
-30 Videntes autem Aaron et filii Israël
-32 Venerunt ad eum etiam omnes filii Israël
-34 Et tunc loquebatur ad filios Israël
35- 1 Congregata omni turba filiorum Israël
- 4 Et ait Moyses ad om. catervam filiorum Isr.
-19 Vestes Aaron pontificis ac filiorum ejus
-20 Egressaq. est omnis multitudo filiorum Isr.
-29 Cuncti filii Isr. voluntaria Do. dedicaverunt
-30 Dixitque Moyses ad filios Israël
Vocavit Dom... Beseleel filium Uri filii Hur
-34 Ooliab q. filium Achisamech de tribu Dan
36- 3 Tradidit eis universa donaria filiorum Isr.
38-21 Per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis
-22 Beseleel filius Uri filii Hur de tribu Juda
-23 Juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech
39- 6 Sculptos arte... nominibus filiorum Israël
- 7 Posuitq. eos... in monimentum filiorum Isr.
-25 Opere textili Aaron et filiis ejus
-31 Feceruntque filii Israël cuncta quæ præceperat Dominus Moysi
-41 In sanctuario, Aaron scilicet et filii ejus
-42 Obtulerunt filii Isr., sicut præceperat Dom.
40-12 Applicabisq. Aaron et filios ejus ad fores
-29 Laveruntque Moyses et Aaron ac filii ejus manus suas
-34 Proficiscebantur filii Israël per turmas suas
Levit. 1- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
- 5 Offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem
-11 Fundent sup. altare filii Aaron per circuitum
2- 2 Ac deferet ad filios Aaron sacerdotes
- 3 Quod autem reliquum fuerit... erit Aaron et filiorum ejus
-10 Quidquid autem reliquum est, erit Aaron et filiorum ejus
3- 2 Fundentq. filii Aaron sacerdotes sanguinem
- 8 Fundentque filii Aaron sanguinem ejus
-13 Et fundent filii Aaron sanguinem ejus
4- 2 Loquere filiis Israël : Anima quæ peccaverit
6- 9 Præcipe Aaron et filiis ejus : hæc est lex holocausti
-14 Quæ offerent filii Aaron coram Domino
-16 Reliquam a. partem similæ comedet Aaron cum filiis suis
-20 Hæc est oblatio Aaron, et filiorum ejus
-25 Loquere Aaron et filiis ejus : Ista est lex
7-10 Cunctis filiis Aaron mensura æqua... dividetur
-23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis... non comedetis
-29 Loquere filiis Israël, dicens
-31 Pectusculum a. erit Aaron et filiorum ejus
-33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron
-34 Tuli a filiis Israël de hostiis eorum
Et dedi Aaron sacerdoti et filiis ejus
-35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus
-36 Quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Isr.
-38 Quando mandavit filiis Israël ut offerrent oblationes suas
8- 2 Tolle Aaron cum filiis suis, vestes eorum

Levit. 8- 6 Statimque obtulit Aaron et filios ejus
-13 Filios quoq. ej. oblatos vestivit tunicis lineis
-14 Cumque super caput ejus posuissent Aaron, et filii ejus, manus suas
-18 Cum imposuissent Aaron et filii ejus manus
-22 Posueruntque super caput ejus Aaron et filii ejus manus
-24 Obtulit et filios Aaron
-27 Tradens simul omnia Aaron et filiis ejus
-30 Aspersit super Aaron... et super filios illius
-31 Aaron et filii ejus comedent eos
-36 Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta
9- 1 Vocavit Moyses Aaron et filios ejus
- 3 Et ad filios Isr. loqueris : Tollite hircum
- 9 Cujus sanguinem obtulerunt ei filii sui
10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis
- 4 Vocatis autem Moyses... filiis Oziel
- 6 Locutusque est... ad Eleazar et Ithamar, filios ejus
- 9 Vinum... non bibetis tu et filii tui
-11 Doceatisque filios Israël omnia legitima mea
-12 Locutusque est... ad Eleazar, et Ithamar, filios ejus
-13 Comedetis... quod datum est tibi et filiis tuis
-14 Edetis in loco mundissimo tu et filii tui
Reposita sunt de hostiis salutaribus filiorum Israël
-15 Et pertineant ad te, et ad filios tuos
-16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron
11- 2 Dicite filiis Israël : Hæc sunt animalia
12- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
- 6 Pro filio, sive pro filia, deferet agnum
13- 2 Vel ad unum quemlibet filiorum ejus
15- 2 Loquimini filiis Israël, et dicite eis
-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant immunditiam
16- 1 Post mortem duorum filiorum Aaron
- 5 Suscipietque ab universa multitudine filiorum Israël
-16 Expiet sanctuarium ab immunditiis filiorum Israël
-19 Sanctificet illud ab immunditiis filiorum Isr.
-21 Confiteatur omnes iniquitates filiorum Isr.
-34 Ut oretis pro filiis Israël, et pro cunctis peccatis
17- 2 Loquere Aaron et filiis ejus, et cunctis filiis Israël
5 Sacerdoti offerre debent filii Israël hostias
-12 Idcirco dixi filiis Israël : Omnis anima
-13 Homo quicumque de filiis Israël
-14 Unde dixi filiis Israël : Sanguinem... non comedetis
18- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-10 Turpitudinem filiæ filii tui... non revelabis
-15 Non revelabis, quia uxor filii tui est
-17 Filiam filii ejus et filiam filiæ illius non sumes
19- 2 Loquere ad omnem cœtum filiorum Israël
20- 2 Hæc loqueris filiis Israël : Homo de filiis Israël, et de advenis
21- 1 Loquere ad sacerdotes filios Aaron
- 2 Super patre, et matre, et filio, et filia
-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron, et ad filios ejus
22- 2 Loquere ad Aaron et ad filios ejus, ut caveant ab his quæ consecrata sunt filiorum Israël
- 3 Quæ obtulerunt filii Israël Domino
-15 Nec contaminabunt sanctificata filiorum Isr.
-18 Loquere ad Aaron et filios ejus et ad omnes filios Israël
-32 Ut sanctificer in medio filiorum Israël
23- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-24 Loquere filiis Israël : Mense septimo
-34 Loquere filiis Israël : A quinto decimo die
-43 Quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israël
-44 Locutusque est Moyses super solemnitatibus Domini ad filios Israël
24- 2 Præcipe filiis Israël, ut afferant tibi oleum
- 8 Suscepti a filiis Israël fœdere sempiterno
- 9 Eruntq. Aaron et filiorum ejus ut comedant
-10 Ecce a. egressus filius mulieris Israëlitidis, quem pepererat de viro Ægyptio inter filios Israël, jurgatus est in castris
-15 Et ad filios Israël loqueris
-23 Locutusque est Moyses ad filios Israël
Feceruntq. filii Israël sicut præceperat Do.
25- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-33 Pro possessionibus sunt inter filios Israël
-46 Fratres a. vestros filios Israël ne opprimatis
-55 Mei e. sunt servi, filii Israël, quos eduxi
26-29 Ita ut comedatis carnes filiorum vestrorum

Levit. 26-45 Inter se et filios Israël in monte Sinaï
27- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-34 Mandavit Dominus Moysi ad filios Israël
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis filiorum Israël
- 5 De Ruben, Elisur filius Sedeur
- 6 De Simeon, Salamiel filius Surisaddaï
- 7 De Juda, Nahasson filius Aminadab
- 8 De Issachar, Nathanaël filius Suar
- 9 De Zabulon, Eliab filius Helon
-10 Filiorum aut. Joseph, de Ephraïm, Elisama filius Ammiud ; de Manasse, Gamaliel filius Phadassur
-11 De Benjamin, Abidan filius Gedeonis
-12 De Dan, Ahiezer filius Ammisaddaï
-13 De Aser, Phegiel filius Ochran
-14 De Gad, Eliasaph filius Duël
-15 De Nephthali, Ahira filius Enan
-22 De filiis Simeon per generationes et familias
-24 De filiis Gad per generationes et familias
-26 De filiis Juda per generationes et familias
28 De filiis Issachar per generationes et familias
-30 De filiis Zabulon per generationes et familias
-32 De filiis Joseph, filiorum Ephraïm...
-34 Porro filiorum Manasse per generationes
-36 De filiis Benjamin per generationes
-38 De filiis Dan per generationes et familias
-40 De filiis Aser per generationes et familias
-42 De filiis Nephthali per generationes et familias
-45 Fueruntque omnis numerus filiorum Israël
-49 Neque pones summam eorum cum filiis Israël
-52 Metabuntur autem castra filii Israël
-53 Ne fiat indignatio super multitudinem filiorum Israel
-54 Fecerunt ergo filii Israël juxta omnia
2- 2 Castrametabuntur filii Israël per gyrum
- 3 Eritque princeps filiorum ejus Nahasson filius Aminadab
- 5 Quorum princeps fuit Nathanaël filius Suar
- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius Helon
-10 In castris filiorum Ruben ad Meridianam plagam erit princeps Elisur filius Sedeur
-12 Quorum princeps fuit Salamiel filius Surisaddaï
-14 In tribu Gad princeps fuit Eliasaph filius Duël
-18 Ad Occidentalem plagam erunt castra filiorum Ephraïm, quorum princeps fuit Elisama filius Ammiud
-20 Et cum eis tribus filiorum Manasse, quorum princeps fuit Gamaliel filius Phadassur
-22 In tribu filiorum Benjamin princeps fuit Abidan filius Gedeonis
-25 Ad Aquilonis partem castrametati sunt filii Dan : quorum princeps fuit Ahiezer filius Ammisaddaï
-27 Quorum princeps fuit Phegiel filius Ochran
-29 De tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira filius Enan
-32 Hic numerus filiorum Isr. per domos cogn.
-33 Levitæ a. non sunt numerati inter filios Isr.
-34 Feceruntque filii Israël juxta omnia
3- 2 Et hæc nomina filiorum Aaron
- 3 Hæc nomina filiorum Aaron sacerdotum
-10 Aaron et filiis ejus, quibus traditi sunt a filiis Israël. Aaron autem et filios ejus constitues super cultum sacerdotii
-12 Ego tuli Levitas a filiis Israël pro omni primogenito, qui aperit vulvam in filiis Israël
-15 Numera filios Levi per domos patrum
-17 Et inventi sunt filii Levi per nomina sua, Gerson, et Caath, et Merari
-18 Filii Gerson : Lebni et Semeï
-19 Filii Caath : Amram et Jesaar, Hebron et Oziel
-20 Filii Merari : Moholi et Musi
-24 Sub principe Eliasaph filio Laël
-30 Princepsq. eorum erit Elisaphan filius Oziel
-32 Princeps... Eleazar filius Aaron sacerdotis
-35 Princeps eorum Suriel filius Abihaïel
-38 Moyses et Aaron cum filiis suis, habentes custodiam sanctuarii in medio filior. Isr.
-40 Numera primogenitos... de filiis Israël
-41 Tollesque Levitas mihi pro omni primogenito filiorum Israël
Et pecora eorum pro universis primogenitis pecorum filiorum Israël
-42 Recensuit Moyses... primogenitos filiorum Israël
-45 Tolle Levitas pro primogenitis filiorum Isr.

Num. 3-46 Qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis filiorum Israel
-48 Dabisque pecuniam Aaron et filiis ejus
-50 Pro primogenitis filiorum Israel, mille trecentorum sexaginta quinque siclorum
-51 Et dedit eam Aaron et filiis ejus
4- 2 Tolle summam filiorum Caath
- 4 Hic est cultus filiorum Caath : tabernaculum fœderis
- 5 Ingredientur Aaron et filii ejus
-15 Cumque involverint Aaron et filii ejus sanctuarium
Tunc intrabunt filii Caath ut portent involuta
Ista sunt onera filiorumCaath in tabernaculo
-16 Super quos erit Eleazar filius Aaron sacerd.
-19 Aaron et filii ejus intrabunt, ipsique disponent opera
-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson
-27 Jubente Aaron et filiis ejus, portabunt filii Gerson
-28 Eruntq. sub manu Ithamar filii Aaron sacer.
-29 Filios quoque Merari... recensebis
-33 Eruntq. sub manu Ithamar filii Aaron sacer.
-34 Recensuerunt... filios Caath per cognationes
-38 Numerati sunt et filii Gerson per cognationes
-42 Numerati sunt et filii Merari per cognationes
-45 Hic est numerus filiorum Merari
5- 2 Præcipe filiis Israel, ut ejiciant de castris omnem leprosum
- 4 Feceruntque ita filii Israel, et ejecerunt eos
- 6 Loquere ad filios Israel : Vir, sive mulier
- 9 Omnes q. primitiæ quas offerunt filii Israel
-12 Loquere ad filios Israel, et dices ad eos
6- 2 Loquere ad filios Israel, et dices ad eos
-23 Loquere Aaron et filiis ejus : Sic benedicetis filiis Israel
-27 Invocabuntq. nomen meum super filios Isr.
7- 7 Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson
- 8 Quatuor alia plaustra et octo boves dedit filiis Merari
Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
- 9 Filiis a. Caath non dedit plaustra et boves
-12 Primo die obtulit... Nahasson filius Aminadab
-17 Hæc est oblatio Nahasson filii Aminadab
-18 Secundo die obtulit Nathanael filius Suar
-23 Hæc fuit oblatio Nathanaël filii Suar
-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab filius Helon
-29 Hæc est oblatio Eliab filii Helon
-30 Die quarto princeps filiorum Ruben, Elisur filius Sedeur
-35 Hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur
-36 Die quinto princeps filiorum Simeon, Salamiel filius Surisaddaï
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddaï
-42 Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaph filius Duel
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duël
-48 Die septimo princeps filiorum Ephraïm, Elisama filius Ammiud
-53 Hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud
-54 Die octavo princeps filiorum Manasse, Gamaliel filius Phadassur
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur
-60 Die nono princeps filiorum Benjamin, Abidan filius Gedeonis
-65 Hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis
-66 Die decimo princeps filiorum Dan, Ahiezer filius Ammisaddaï
-71 Hæc fuit oblatio Ahiezer filii Ammisaddaï
-72 Die undecimo princeps filiorum Aser, Phegiel filius Ochran
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran
-78 Die duodecimo princeps filiorum Nephthali, Ahira filius Enan
-83 Hæc fuit oblatio Ahira filii Enan
8- 6 Tolle Levitas de medio filiorum Israel
- 9 Convocata omni multitudine filiorum Israel
-10 Ponent filii Israel manus suas super eos
-11 Munus in conspectu Domini a filiis Israel
-13 Statuesque Levitas in conspectu Aaron et filiorum ejus
-14 Ac separabis de medio filiorum Israel
-15 Dono donati sunt mihi a filiis Israel
-17 Mea sunt e. omnia primogenita filiorum Isr.
-18 Et tuli Levitas pro cunctis primogenitis filiorum Israel
-19 Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus
-20 Feceruntque..omnis multitudo filiorum Isr.
-22 Coram Aaron et filiis ejus
9- 2 Faciant filii Israel Phase in tempore suo
- 4 Præcepitq. Moyses filiis Is. ut facerent Phase

Num. 9- 5 Juxta omnia... fecerunt filii Israel
- 7 In tempore suo inter filios Israel
-10 Loquere filiis Israel : Homo qui fuerit immundus
-17 Tunc proficiscebantur filii Israel
-19 Erant filii Israel in excubiis Domini
-22 Manebant filii Israel in eodem loco
10- 8 Filii a. Aaron sacerdotes clangent tubis
-12 Profectique sunt filii Israel per turmas suas
-14 Filii Juda per turmas suas : quorum princeps erat Nahasson filius Aminadab
-15 In tribu filiorum Issachar fuit princeps Nathanaël filius Suar
-16 In tribu Zabulon erat princeps Eliab filius Helon
-17 Egressi sunt filii Gerson et Merari
-18 Profectique sunt et filii Ruben, per turmas
Quorum princeps erat Helisur filius Sedeur
-19 In tribu autem filiorum Simeon, princeps fuit Salamiel filius Surisaddaï
-20 Porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph filius Duel
-22 Moverunt castra et filii Ephraïm per turmas
Princeps erat Elisama filius Ammiud
-23 In tribu autem filiorum Manasse princeps fuit Gamaliel filius Phadassur
-24 Et in tribu Benjamin erat dux Abidan filius Gedeonis
-25 Novissimi... profecti sunt filii Dan
Princeps fuit Ahiezer filius Ammisaddaï
-26 In tribu autem filiorum Aser erat princeps Phegiel filius Ochran
-27 Et in tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira filius Enan
-28 Hæc sunt castra et profectiones filiorum Isr.
-29 Dixitq. Moyses Hobab filio Raguel Madian.
11- 4 Junctis sibi pariter filiis Israel
-28 Statim Josue filius Nun, minister Moysi
13- 3 Terram Chanaan quam daturus sum filiis Is.
- 5 De tribu Ruben, Sammua filium Zechur
- 6 De tribu Simeon, Saphat filium Huri
- 7 De tribu Juda, Caleb filium Jephone
- 8 De tribu Issachar, Igal filium Joseph
- 9 De tribu Ephraim, Osee filium Nun
-10 De tribu Benjamin, Phalti filium Raphu
-11 De tribu Zabulon, Geddiel filium Sodi
-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi filium Susi
-13 De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli
-14 De tribu Aser, Sthur filium Michaël
-15 De tribu Nephthali, Nahabi filium Vapsi
-16 De tribu Gad, Guel filium Machi
-17 Vocavitque Osee filium Nun, Josuë
-23 Ubi erant Achiman et Sisaï et Tholmaï filii Enac
-25 Quod botrum portassent inde filii Israel
-27 Venerunt... ad omnem cœtum filiorum Isr.
-33 Detraxeruntque terræ... apud filios Israel
-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac
14- 2 Murmurati sunt... cuncti filii Israel
- 5 Coram omni multitudine filiorum Israel
- 6 Josuë filius Nun, et Caleb filius Jephone
- 7 Ad om. multitud. filiorum Israel locuti sunt
-10 Apparuit gloria Domini... cunctis filiis Isr.
-18 Qui visitas peccata patrum in filios
-27 Querelas filiorum Israel audivi
-30 Non intrabitis terram...præter Caleb filium Jephone, et Josue filium Nun
-33 Filii vestri erunt vagi in deserto
-38 Josuë a. filius Nun, et Caleb filius Jephone
-39 Locutusq. est Moyses... ad omnes filios Isr.
15- 2 Loquere ad filios Israel, et dices ad eos
-17 Loquere filiis Israel, et dices ad eos
-25 Pro omni multitudine filiorum Israel
-26 Dimittetur universæ plebi filiorum Israel
-32 Cum essent filii Israel in solitudine
-38 Loquere filiis Israel, et dices ad eos
16- 1 Ecce autem Core filius Isaar, filii Caath, filii Levi
Et Dathan atque Abiron filii Eliab, Hon quoque filius Pheleth, de filiis Ruben
- 2 Aliique filiorum Israel ducenti quinquaginta viri proceres
- 7 Multum erigimini, filii Levi
- 8 Dixitque rursum ad Core : Audite, filii Levi
-10 Omnes fratres tuos filios Levi
-12 Ut vocaret Dathan et Abiron filios Eliab
-37 Præcipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti
-38 Ut cernant ea pro signo... filii Israel
-40 Ut haberent postea filii Israel
-41 Murmuravit a. om. multitudo filiorum Isr.
17- 2 Loquere ad filios Israel, et accipe ab eis
- 5 Cohibebo a me querimonias filiorum Israel
- 6 Locutusque est Moyses ad filios Israel
- 9 Protulit... virgas... ad cunctos filios Israel

Num. 17-10 Ut servetur ibi in signum rebellium filiorum Israel
-12 Dixerunt a. filii Israel ad Moysen : Ecce
18- 1 Tu, et filii tui, et domus patris tui tecum
Et tu et filii tui simul sustinebitis peccata
- 2 Tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii
- 5 Ne oriatur indignatio super filios Israel
- 6 Dedi vobis fratres... de medio filiorum Isr.
- 7 Tu a. et filii tui, custodite sacerdotium
- 8 Omnia quæ sanctificantur a filiis Israel, tradidi tibi et filiis tuis
- 9 Tuum erit, et filiorum tuorum
-11 Primitias autem, quas voverint et obtulerint filii Israel, tibi dedi, et filiis tuis
-14 Omne quod ex voto reddiderint filii Israel, tuum erit
-19 Quas offerunt filii Israel Domino, tibi dedi, et filiis ac filiabus tuis
Pactum salis est... tibi ac filiis tuis
-20 Ego pars et hæreditas tua in medio filiorum Israel
-21 Filiis a. Levi dedi omnes decimas Israelis
-22 Ut non accedant ultra filii Israel ad tabern.
-23 Solis filiis Levi mihi in tabernaculo servientibus
-26 Cum acceperitis a filiis Israel decimas
-32 Ne polluatis oblationes filiorum Israel
19- 2 Præcipe filiis Isr., ut adducant ad te vaccam
- 9 Ut sint multitudini filiorum Israel in custodiam
-10 Habebunt hoc filii Israel et advenæ
20- 1 Veneruntq. filii Israel et omnis multitudo
-12 Ut sanctificaretis me coram filiis Israel
-13 Ubi jurgati sunt filii Israel contra Dominum
-19 Dixeruntq. filii Israel : Per tritam gradiemur viam
-24 Non e. intrabit terram quam dedi filiis Isr.
-25 Tolle Aaron et filium ejus cum eo
-26 Induens ea Eleazarum filium ejus
21-10 Filii Israel castrametati sunt in Oboth
-24 Ab Arnon usque Jeboc, et filios Ammon
-29 Dedit filios ejus in fugam, et filias in captiv.
-35 Percusserunt igitur et hunc cum filiis suis
22- 2 Videns autem Balac filius Sephor omnia
- 5 Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor ariolum, qui habitabat super flumen terræ filiorum Ammon
-10 Balac filius Sephor, rex Moabitarum misit ad me
-16 Sic dicit Balac filius Sephor : Ne cuncteris
23-18 Sta, Balac, et ausculta; audi, fili Sephor
-19 Non est Deus.. ut filius hominis, ut mutetur
24- 3 Dixit Balaam filius Beor : dixit homo
-15 Dixit Balaam filius Beor : dixit homo
-17 Percutiet duces Moab, vastabitque omnes filios Seth
25- 6 Ecce unus de filiis Israel intravit
Vidente Moyse, et omni turba filiorum Isr.
- 7 Quod cum vidisset Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis
8 Cessavitque plaga a filiis Israel
-11 Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis avertit iram meam a filiis Israel
Ut non ipse delerem filios Israel in zelo meo
-13 Et expiavit scelus filiorum Israel
-14 Qui occisus est... Zambri filius Salu, dux de cognatione
26- 1 Dixit Do. ad Moys. et Eleazarum filium Aar.
- 2 Numerate om. summam filiorum Israel
- 5 Ruben prim. Israel : hujus filius Henoch
- 8 Filius Phallu, Eliab
- 9 Hujus filii, Namuël, et Dathan, et Abiron
-11 Ut, Core pereunte, filii illius non perirent
-12 Filii Simeon per cognationes suas
-15 Filii Gad per cognationes suas
-19 Filii Juda, Her et Onan qui ambo mortui
-20 Fueruntq. filii Juda, per cognationes suas
-21 Porro filii Phares : Hesron... et Hamul
-23 Filii Issachar per cognationes suas
-26 Filii Zabulon per cognationes suas
-28 Filii Joseph per cogn... Manasse et Ephr.
-30 Galaad habuit filios : Jezer... et Helec
-33 Pater Salphaad, qui filios non habebat
-35 Filii autem Ephraim per cognationes suas
-36 Porro filius Suthala fuit Heran
-37 Hæ sunt cognationes filiorum Ephraim
-38 Isti sunt filii Joseph per familias suas
Filii Benjamin in cognationibus suis
-40 Filii Bela : Hered, et Noeman
-41 Hi sunt filii Benjamin per cognationes suas
-42 Filii Dan per cognationes suas
-44 Filii Aser per cognationes suas
-45 Filii Brie : Heber... et Melchiel
-47 Hæ cognationes filiorum Aser, et numerus

Num. 26-48 Filii Nephthali per cognationes suas
-50 Hæ sunt cognationes filiorum Nephthali
-51 Ista est summa filiorum Israël, qui recensiti
-57 Hic quoque est numerus filiorum Levi
-62 Quia non sunt recensiti inter filios Israël
-63 Hic est numerus filiorum Israël, qui descripti sunt
-65 Nullusque remansit ex eis, nisi Caleb filius Jephone, et Josuë filius Nun
27- 1 Accesserunt autem filiæ Salphaad, filii Hepher, filii Galaad, filii Machir, filii Manasse, qui fuit filius Joseph
- 3 Hic non habuit mares filios
Cur tollitur nomen.. quia non habuit filium?
- 7 Ad filios autem Israel loqueris hæc
- 8 Homo cum mortuus fuerit absque filio
-11 Eritque hoc filiis Israël sanctum lege
-12 Contemplare inde terram quam daturus sum filiis Israël
-18 Tolle Josuë filium Nun, virum in quo est
-20 Ut audiat eum omnis synagoga filiorum Isr.
-21 Et omnes filii Israël cum eo et cætera mult.
28- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos
30- 1 Narravitq. Moyses filiis Israël omnia
- 2 Locutus est ad principes tribuum filiorum Israël
31- 2 Ulciscere prius filios Israël de Madianitis
- 6 Quos misit Moyses cum Phinees filio Eleazari
- 8 Balaam quoque filium Beor interfecerunt
-12 Et ad omnem multitudinem filiorum Israël
-16 Non istæ sunt quæ deceperunt filios Israël
-30 Ex media q. parte filiorum Israël accipies
-42 Ex media parte filiorum Israël
-54 In monimentum filiorum Israël coram Do.
32- 1 Filii autem Ruben et Gad habebant pecora multa
- 4 Terra quam percussit Dominus in conspectu filiorum Israël
- 7 Cum subvertitis mentes filiorum Israël
- 9 Subverterunt cor filiorum Israël
-12 Præter Caleb filium Jephone Cenezæum, et Josuë filium Nun
-17 Pergemus ad prælium ante filios Israël
-18 Usque dum possideant filii Israël hæreditat.
-25 Dixeruntq. filii Gad et Ruben ad Moysen
-28 Præcepit ergo Moyses... Josuë filio Nun
-29 Si transierint filii Gad et filii Ruben vobiscum
-31 Responderuntq. filii Gad, et filii Ruben
-33 Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ruben, et dimidiæ tribui Manasse filii Joseph, regnum Sehon
-34 Extruxerunt filii Gad, Dibon, et Ataroth
-37 Filii vero Ruben ædificaverunt Hesebon
-39 Porro filii Machir, filii Manasse, perrexerunt in Galaad
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir filio Manasse
-41 Jaïr autem filius Manasse abiit
33- 1 Hæ sunt mansiones filiorum Israël
- 3 Filii Israël in manu excelsa, videntibus cunctis Ægyptiis
-38 Ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis filiorum Israël
-40 In terram Chanaan venisse filios Israël
-51 Præcipe filiis Israël, et dic ad eos
34- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos
-13 Præcepitque Moyses filiis Israël, dicens
-14 Tribus enim filiorum Ruben per familias suas, et tribus filiorum Gad
-17 Terram vobis divident, Eleazar sacerdos, et Josuë filius Nun
-19 De tribu Juda, Caleb filius Jephone
-20 De tribu Simeon, Samuël filius Ammiud
-21 De tribu Benjamin, Elidad filius Chaselon
-22 De tribu filiorum Dan, Bocci filius Jogli
-23 Filiorum Joseph de tribu Manasse, Hanniel filius Ephod
-24 De tribu Ephraïm, Camuël filius Sephthan
-25 De tribu Zabulon, Elisaphan filius Pharnach
-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan
-27 De tribu Aser, Ahiud filius Salomi
-28 De tribu Nepththali, Phedaël filius Ammiud
-29 Ut dividerent filiis Israël terram Chanaan
35- 2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis
- 8 Urbes quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-15 Tam filiis Isr. quam advenis atque peregr.
-34 Ego e. sum Dom. qui habito inter filios Isr.
36- 1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad, filii Machir, filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph

Num. 36- 2 Præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël
- 5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente, ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est
- 7 Ne commisceatur possessio filiorum Israël
-11 Nupserunt, Maala, et Thersa... filiis patrui
-12 De familia Manasse, qui fuit filius Joseph
-13 Mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël
Deut. 1- 3 Locutus est Moyses ad filios Israël
-28 Urbes magnæ, et ad cœlum usque munitæ, filios Enacim vidimus ibi
-31 Ut solet homo gestare parvulum filium s.
-36 Præter Caleb filium Jephone, ipse e. videbit
Et ipsi dabo terram quam calcavit, et filiis
-38 Sed Josuë filius Nun, minister tuus
-39 Et filii qui hodie boni ac mali ignorant distantiam
2- 4 Per terminos fratrum vest. filiorum Esaü
- 8 Cumque transissemus fratres nostros filios Esaü
- 9 Quia filiis Lot tradidi Ar in possessionem
-11 Et essent similes filiorum Enacim
-12 Habitaverunt filii Esaü : sicut fecit Israël
-19 Et accedens in vicina filiorum Ammon
Quia filiis Lot dedi eam in possessionem
-22 Sicut fecerat filiis Esaü, qui habitant in Seïr
-29 Sicut fecerunt filii Esaü, qui habitant in Seïr
-33 Percussimusque eum cum filiis suis
-37 Absque terra filiorum Ammon ad quam non accessimus
3-11 Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath filiorum Ammon
-14 Jaïr filius Manasse possedit omnem regionem Argod
-16 Qui est terminus filiorum Ammon
-18 Præcedite fratres vestros filios Israël
4- 9 Docebis ea filios ac nepotes tuos
-10 Discant timere me... doceantque filios suos
-25 Si genueritis filios ac nepotes, et morati fueritis in terra
-40 Ut bene sit tibi, et filiis tuis post te
-44 Lex quam proposuit Moyses coram filiis Isr.
-45 Hæc... judicia quæ locutus est ad filios Isr.
-46 Filii quoque Israël egressi ex Ægypto
5- 9 Reddens iniquitatem patrum super filios
-14 Non facies in eo quidquam operis tu, et filius tuus
-29 Ut bene sit eis, et filiis eorum in sempitern.
6- 2 Quæ ego præcipio tibi, et filiis, ac nepotibus
- 7 Et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis
-20 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
7- 3 Filiam tuam non dabis filio ejus
Nec filiam illius accipies filio tuo
- 4 Quia seducet filium tuum, ne sequatur me
8- 5 Sicut erudit filium suum homo, sic Dominus erudivit te
9- 2 Filios Enacim, quos ipse vidisti, et audisti
10- 6 Filii autem Israël moverunt castra
Ex Beroth filiorum Jacan in Mosera
Sacerdotio functus est Eleazar filius ejus
11- 2 Cognoscite hodie quæ ignorant filii vestri
- 6 Et Dathan atque Abiron filiis Eliab
Qui fuit filius Ruben
-19 Docete filios vestros ut illa meditentur
-21 Ut multiplicentur dies tui, et filiorum tuor.
12-12 Epulabimini... vos et filii ac filiæ vestræ
-18 Comedes ea... tu, et filius tuus, et filia tua
-25 Ut bene sit tibi et filiis tuis post te
-28 Ut bene sit tibi et filiis tuis post te
-31 Offerentes filios et filias, et comburentes igni
13- 6 Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius matris tuæ
-13 Egressi sunt filii Belial de medio tui
14- 1 Filii estote Domini Dei vestri : non vos incidetis
16-11 Epulaberis... tu, filius tuus et filia tua
-14 Epulaberis... tu, filius tuus et filia
17-20 Ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus
18- 5 Et ministret... et filii ejus in sempiternum
-10 Nec inveniatur in te qui lustret filium suum
21- 5 Accedentque sacerdotes filii Levi
-15 Et fuerit filius odiosæ primogenitus
-16 Volueritq. substantiam inter filios..diere
Non poterit filium dilectæ facere primogenitum, et præferre filio odiosæ
-17 Sed filium odiosæ agnoscet primogenitum
-18 Si genuerit homo filium contumacem
-20 Filius noster iste protervus et contumax est
22- 6 Non tenebis eam cum filiis
- 7 Sed abire patieris, captos tenens filios
23- 4 Conduxerunt contra te Balaam filium Beor
-17 Non erit.. nec scortator de filiis Israël
24- 7 Sollicitans fratrem suum de filiis Israël

Deut. 24-16 Non occidentur patres pro filiis, nec filii pro patribus
25- 6 Primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit
28-32 Filii tui et filiæ tuæ tradantur alteri populo
-41 Filios generabis et filias, et non frueris eis
-53 Comedes... et carnes filiorum tuorum
-55 Ne det eis de carnibus filiorum suorum
-56 Invidebit viro suo, qui cubat in sinu ejus, super filii et filiæ carnibus
29- 1 Ut feriret cum filiis Israël in terra Moab
-22 Et filii qui nascentur deinceps et peregrini
-29 Quæ manifesta sunt nobis et filiis nostris
30- 2 Sicut ego hodie præcipio tibi, cum filiis tuis
31- 9 Et tradidit eam sacerdotibus filiis Levi
-13 Filii quoque eorum qui nunc ignorant
-19 Et docete filios Israël, ut memoriter teneant
Sit mihi carmen istud pro testimonio inter filios Israël
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit filios Israel
-23 Præcepitque Dominus Josuë filio Nun
Tu enim introduces filios Israel in terram
32- 5 Peccaverunt ei, et non filii ejus in sordibus
- 8 Quando separabat filios Adam, constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israël
-14 Cum adipe agnorum et arietum filiorum Basan
-19 Quia provocaverunt eum filii sui et filiæ
-20 Generatio e. perversa est, et infideles filii
-44 Et locutus est... ipse et Josuë filius Nun
-46 Ut mandetis ea filiis vestris custodire et facere
-49 Ego tradam filiis Israël obtinendam
-51 Prævaricati estis contra me, in medio filiorum Israël
Et non sanctificastis me inter filios Israël
-52 Non ingredieris in eam quam ego dabo filiis Israël
33- 1 Benedixit Moyses... filiis Israël ante mortem suam
- 9 Ignoro vos : et nescierunt filios suos
-24 Benedictus in filiis Aser, sit placens fratribus
34- 8 Fleveruntque eum filii Israël in campestribus Moab
- 9 Josuë vero filius Nun repletus est spiritu
Et obedierunt ei filii Israël
Josue. 1- 1 Factum est.. ut loqueretur Dominus ad Josuë filium Nun
- 2 In terram quam ego dabo filiis Israël
-14 Uxores vestræ, et filii, ac jumenta manebunt
2- 1 Misit igitur Josuë filius Nun de Setim
- 2 Viri ingressi sunt huc... de filiis Israel
-23 Transmisso Jordane, venerunt ad Josue filium Nun
3- 1 Venerunt ad Jordanem ipse et omnes filii Israël
- 9 Dixitque Josuë ad filios Israël : Accedite huc
4- 4 Vocavit que Josuë duodecim viros quos elegerat de filiis Israël
- 6 Et quando interrogaverint vos filii vestri
- 7 Positi sunt lapides isti in monumentum filiorum Israël
- 8 Fecerunt ergo filii Israël sicut præcepit eis Josuë
Juxta numerum filiorum Israël
-12 Filii quoque Ruben, et Gad et dimidia tribus Manasse
Armati præcedebant filios Israël
-21 Et dixit ad filios Israël : Quando interrogaverint filii vestri
5- 1 Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis coram filiis Israël
Timentium introitum filiorum Israël
- Et circumcide secundo filios Israël
- 3 Et circumcidit filios Israël in colle Præputiorum
- 7 Horum filii in locum successerunt patrum
-10 Manseruntque filii Israël in Galgalis
-12 Nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël
6- 1 Jericho a. clausa erat... timore filiorum Isr.
- 6 Vocavit ergo Josuë filius Nun sacerdotes
7- 1 Filii a. Israël prævaricati sunt mandatum
Nam Achan filius Charmi, filii Zabdi, filii Zare de tribu Juda
Iratusque est Dominus contra filios Israël
-18 Invenit Achan filium Charmi, filii Zabdi, filii Zare de tribu Juda
-19 Et ait Josuë ad Achan : Fili mi, da gloriam Domino
-23 Tulerunt ea ad Josuë et ad omnes filios Isr.
-24 Tollens itaque Josuë Achan filium Zare
Filios quoque et filias ejus, boves et asinos
-24 Reversi filii Israël percusserunt civitatem

Josue. 8-27 Prædam civitatis diviserunt sibi filii Israël
-31 Sicut præceperat Moyses famulus Domini filiis Israel
-32 Scripsit..quod ille digesserat coram filiis Isr.
9-17 Moveruntque castra filii Israel
-26 Et liberavit eos de manu filiorum Israël
10- 4 Quare transfugerit ad Josue, et ad filios Isr.
-11 Cumque fugerent filios Israel, et essent in descensu
Quam quos gladio percusserant filii Israël
-12 In die qua tradidit Amorrhæum in conspectu filiorum Israel
-21 Nullusque contra filios Isr. mutire ausus est
11-14 Jumenta diviserunt sibi filii Israel
-19 Non fuit civitas quæ se traderet filiis Israël
-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim, in terra filiorum Israël
-23 Tradidit eam in possessionem filiis Israël
12- 1 Hi sunt reges quos percusserunt filii Israël
- 2 Jaboc, qui est terminus filiorum Ammon
- 6 Et filii Israël percusserunt eos
- 7 Quos percussit Josue, et filii Israël, trans Jordanem
13- 6 Ego sum qui delebo eos a facie filiorum Isr.
-10 Usque ad terminos filiorum Ammon
-13 Noluerunque disperdere filii Israel Gessuri
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben
-22 Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt filii Israël gladio
-23 Factusque est terminus filiorum Ruben Jordanis fluvius
-24 Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus
-25 Et dimidiam partem terræ filiorum Ammon
-28 Hæc est possessio filiorum Gad
-29 Dedit.. filiisque ejus juxta cognationes suas
-31 Filiis Machir, filii Manase, dimidiæ parti filiorum Machir
14- 1 Hoc est quod possederunt filii Israël in terra Chanaan, quam dederunt eis Eleazar sacerdos et Josuë filius Nun
- 4 Sed in eorum successerunt locum filii Joseph in duas divisi tribus
- 5 Ita fecerunt filii Israel, et diviserunt terram
- 6 Accesserunt itaque filii Juda ad Josuë in Galgala, locutusque est ad eum Caleb filius Jephone Cenezæus
- 9 Erit possessio tua et filiorum tuorum in æternum
-14 Atque ex eo fuit Hebron Caleb filio Jephone
15- 1 Sors filiorum Judæ per cognationes.. ista fuit
- 6 Ascendens ad lapidem Boën filii Ruben
- 8 Ascenditque per convallem filii Ennom
-12 Hi sunt termini filiorum Juda per circuitum
-13 Caleb vero filio Jephone dedit partem in medio filiorum Juda
-14 Delevitque ex ea Caleb tres filios Enac
-17 Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater
-20 Hæc est possessio tribus filiorum Juda
-21 Erantque civitates ab extremis partibus filiorum Juda
-63 Jebusæum... non potuerunt filii Juda delere
Habitavitque Jebusæus cum filiis Juda in Jerusalem
16- 1 Cecidit quoque sors filiorum Joseph
- 4 Possederuntque filii Joseph Manasses et Ephraïm
- 5 Et factus est terminus filiorum Ephraïm
- 8 Hæc est possessio tribus filiorum Ephraïm
- 9 Urbesque separatæ sunt filiis Ephraïm
In medio possessionis filiorum Manasse
-10 Non interfecerunt filii Ephraïm Chananæum
17- 2 Et reliquis filiorum Manasse juxta familias suas, filiis Abiezer, et filiis Helec, et filiis Esriel, et filiis Sechem, et filiis Hepher, et filiis Semida : isti sunt filii Manasse filii Joseph, mares, per cognationes suas
- 3 Salphaad vero filio Hepher, filii Galaad, filii Machir, filii Manasse, non erant filii, sed solæ filiæ
- 4 Veneruntque in conspectu.. Josuë filii Nun
- 6 Terra autem Galaad cecidit in sortem filiorum Manasse
- 8 Quæ est juxta terminos Manasse filiorum Ephraïm
-12 Nec potuerunt filii Manasse has civitates subvertere
-13 Postquam autem convaluerunt filii Israël
-14 Locutique sunt filii Joseph ad Josuë, et dixerunt
-16 Cui responderunt filii Joseph : Non poterimus
18- 1 Congregatique sunt omnes filii Israël in Silo
- 2 Remanserant autem filiorum Israël septem tribus

Josue. 18-10 Divisitq. terram filiis Israël in septem partes
-11 Et ascendit sors prima filiorum Benjamin
Ut possiderent terram inter filios Juda et filios Josuë
-14 Quæ vocatur et Cariathiarim, urbem filiorum Juda
-16 Qui respicit vallem filiorum Ennom
-18 Ad Abenboën, id est, lapidem Boën filii Ruben
-20 Hæc est possessio filiorum Benjamin
-28 Hæc est possessio filiorum Benjamin
19- 1 Egressa est sors secunda filiorum Simeon
- 2 Eorum in medio possessionis filiorum Juda
- 8 Hæc est hæreditas filiorum Simeon
- 9 In possessione et funiculo filiorum Juda, quia major erat; et idcirco filii Simeon possederunt in medio hæreditatis
-10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon
-16 Hæc est hæreditas filiorum Zabulon
-23 Hæc est possessio filiorum Issachar
-24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser
-31 Hæc est possessio filiorum Aser
-32 Filiorum Nephthali sexta sors cecidit
-39 Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali
-40 Tribui filiorum Dan per familias suas egressa est sors septima
-47 Ascenderuntque filii Dan, et pugnaverunt
-48 Hæc est possessio tribus filiorum Dan
-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë filio Nun in medio sui
-51 Hæ sunt possessiones quas sorte diviserunt Eleazar sacerdos et Josuë filius Nun, et principes... tribuum filiorum Israël
20- 1 Dicens : Loquere filiis Israël, et dic eis
- 9 Hæ civitates constitutæ sunt cunctis filiis Israël
21- 1 Accesseruntque... ad... Josuë filium Nun
- 3 Dederuntque filii Isr. de possessionibus suis
- 4 Egressaque est sors in familiam Caath filiorum Aaron
- 5 Et reliquis filiorum Caath, id est, Levitis
- 6 Porro filiis Gerson egressa est sors
- 7 Et filiis Merari per cognationes suas
- 8 Dederuntque filii Israël Levitis civitates
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josuë civitates
-10 Filiis Aaron per familias Caath Levitici...
-12 Dederat Caleb filio Jephone ad possidendum
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron
-17 De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon
-19 Omnes simul civitates filiorum Aaron sacerdotis
-20 Reliquis vero per familias filiorum Caath
-26 Datæ sunt filiis Caath inferioris gradus
-27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit
-34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus
-38 Omnes urbes filiorum Merari per familias
-39 In medio possessionis filiorum Israël
22- 9 Reversique sunt, et abierunt filii Ruben, et filii Gad, et dimidia tribus Manasse, a filiis Israël de Silo
-11 Quod cum audissent filii Israël, et ad eos certi nuntii detulissent, ædificasse filios Ruben... altare in terra Chanaan, super Jordanis tumulos, contra filios Israël
-13 Miserunt... Phinees filium Eleazari sacerd.
-15 Qui venerunt ad filios Ruben, et Gad
-20 Nonne Achan filius Zare præteriit mandatum Domini
-21 Responderuntque filii Ruben et Gad
-24 Cras dicent filii vestri filiis nostris
-25 Terminum posuit Dominus inter nos et vos, o filii Ruben, et filii Gad, Jordanem
Avertent filii vestri filios nostros a timore Domini
-27 Nequaquam dicant cras filii vestri filiis nostris : Non est vobis pars in Domino
-30 Verba filiorum Ruben et Gad.. susceperunt
-31 Dixitque Phinees filius Eleazari sacerdos
Et liberastis filios Israël de manu Domini
-32 Reversusq. est cum principibus a filiis Ruben et Gad.. ad filios Israël, et retulit eis
-33 Et laudaverunt Deum filii Israël
-34 Vocaveruntq. filii Ruben, et filii Gad, altare
24- 4 Jacob vero et filii ej. descenderunt in Ægyp.
- 7 Clamaverunt autem ad Dominum filii Israël
- 9 Surrexit autem Balac filius Sephor rex Moab
Misitque et vocavit Balaam filium Beor
-29 Post hæc mortuus est Josuë filius Nun servus Domini
-32 Ossa quoque Joseph quæ tulerant filii Israël
In parte agri quem emerat Jac. a filiis Hemor
Et fuit in possessionem filiorum Joseph
-33 Eleazar q. filius Aaron mortuus est : et sepelierunt eum in Gabaath Phinees filii ej.

Judic. 1- 1 Post mortem Josuë, consuluerunt filii Israël Dominum
- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem
-13 Cumque cepisset eam Othoniel filius Cenez
-16 Filii a. Cinæi cognati Moysi, ascenderunt de civitate Palmarum, cum filiis Juda, in desertum
-20 Qui delevit ex ea tres filios Enac
-21 Jebusæum a...non deleverunt filii Benjamin
Habitavitque Jebusæus cum filiis Benjamin in Jerusalem
-34 Arctavitque Amorrhæus filios Dan in monte
2- 4 Cumque loqueretur Angelus Domini hæc verba ad omnes filios Israël
- 6 Dimisit.. Josuë populum et abierunt filii Isr.
- 8 Mortuus est autem Josuë filius Nun
-11 Feceruntq. filii Isr. malum in conspectu Do.
3- 2 Ut postea discerent filii eorum certare cum hostibus
- 5 Itaque filii Israël habitaverunt in medio Chananæi
- 6 Ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt
- 9 Liberavit eos, Othoniel videlicet filium Cenez
-11 Et mortuus est Othoniel filius Cenez
-12 Addiderunt autem filii Israël facere malum
-13 Et copulavit ei filios Ammon, et Amalec
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab
-15 Suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod, filium Gera, filii Jemini
Miseruntque filii Israël per illum munera
-27 Descenderuntque cum eo filii Israël
-31 Post hunc fuit Samgar filius Anath
4- 1 Addideruntque filii Israël facere malum
- 3 Clamaveruntque filii Israël ad Dominum
- 5 Ascendebantque ad eam filii Israël
- 6 Quæ misit et vocavit Barac filium Abinoëm
Tollesque tecum decem millia pugnatorum de filiis Nephthali, et de filiis Zabulon
-11 Recesserat quondam a cæteris Cinæis fratribus suis, filiis Hobab, cognati Moysi
-12 Barac filius Abinoëm in montem Thabor
-23 Humiliavit... Jabin regem Chanaan coram filiis Israël
5- 1 Cecineruntque Debbora et Barac filius Abinoëm
- 6 In diebus Samgar filii Anath, in diebus Jahel
-12 Apprehende captivos tuos, fili Abinoëm
6- 1 Fecerunt a. filii Isr. malum in conspectu Do.
-11 Cumque Gedeon filius ejus excuteret
-29 Gedeon filius Joas fecit hæc omnia
-30 Produc filium tuum huc, ut moriatur
7-14 Nisi gladius Gedeonis filii Joas viri Israëlitæ
8-18 Similes tui, et unus ex eis quasi filius regis
-19 Fratres mei fuerunt, filii matris meæ
-22 Dominare nostri tu, et filius tuus, et filius filii tui
-23 Nec dominabitur in vos filius meus
-28 Humiliatus est a.. Madian coram filiis Isr.
-29 Abiit itaque Jerobaal filius Joas
-30 Habuitque septuaginta filios
-31 Concubina a... genuit ei filium nomine Abimelech
-32 Mortuusque est Gedeon filius Joas
-33 Aversi sunt filii Israël, et fornicati sunt
9- 1 Abiit autem Abimelech filius Jerobaal
- 2 Quid vobis est melius, ut dominentur... filii Jerobaal
- 5 Et occidit fratres suos filios Jerobaal
Remansitq. Joatham filius Jerobaal minimus
-18 Interfecistis filios ejus septuaginta viros super unum lapidem, et constituistis regem Abimelech filium ancillæ ejus
-24 Scelus interfectionis septuaginta filiorum Jerobaal
-26 Venit autem Gaal filius Obed cum fratribus
-28 Clamante Gaal filio Obed : Quis est Abimelech ?
Numquid non est filius Jerobaal ?
-30 Zebul e. princeps civitatis, auditis sermonibus Gaal filii Obed, iratus est valde
-31 Ecce, Gaal filius Obed venit in Sichimam
-35 Egressusque est Gaal filius Obed, et stetit
-57 Et venit super eos maledictio Joatham filii Jerobaal
10- 1 Surrexit dux in Israël Thola filius Phua
- 4 Habens triginta filios sedentes super triginta pullos asinarum
- 6 Filii autem Israël peccatis veteribus jungentes nova
Servierunt idolis... et filiorum Ammon
- 7 Tradidit eos in manus Philisthiim et filiorum Ammon
- 9 In tantum, ut filii Ammon, Jordane transmisso
-11 Numquid non... filiique Ammon et Philisth.

Judic. 10-15 Dixeruntque filii Israël ad Dominum
-17 Itaque filii Ammon conclamantes, in Galaad fixere tentoria
Contra quos congregati filii Israël
-18 Qui primus ex nobis contra filios Ammon cœperit dimicare
11- 1 Jephte Galaadites.. filius mulier. meretricis
- 2 Habuit autem Galaad uxorem, de qua suscepit filios
- 4 Pugnabant filii Ammon contra Israël
- 6 Esto princeps noster, et pugna contra filios Ammon
- 8 Ad te venimus, ut... pugnes contra filios Ammon
- 9 Si vere venistis ad me, ut pugnem pro vobis contra filios Ammon
-12 Misit nuntios ad regem filiorum Ammon
-15 Non tulit Israël... terram filiorum Ammon
-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor
-27 Judicet... inter Israël et inter filios Ammon
-28 Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon
-29 Et inde transiens ad filios Ammon
-30 Si tradideris filios Ammon in manus meas
-31 Revertenti cum pace a filiis Ammon
-32 Transivitque Jephte ad filios Ammon
-33 Humiliatique sunt filii Ammon a filiis Israël
12- 1 Vadens ad pugnam contra filios Ammon
- 2 Disceptatio erat... contra filios Ammon
- 9 Qui habuit triginta filios et totidem filias
Et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores
-13 Post hunc judicavit Israël Abdon, filius Illel
-14 Habuit quadraginta filios, et triginta ex eis nepotes
13- 1 Rursumque filii Israël fecerunt malum
- 3 Sterilis es... sed concipies et paries filium
- 5 Quia concipies et paries filium
- 7 Respondit : Ecce concipies et paries filium
-24 Peperit itaque filium, et vocavit... Samson
14-10 Et fecit filio suo Samson convivium
-16 Quod proposuisti filiis populi mei, non vis mihi exponere
17- 2 Illa respondit : Benedictus filius meus Dom.
- 3 Ut de manu mea suscipiat filius meus
- 5 Implevitque unius filiorum suorum manum
-11 Et mansit... fuitque illi quasi unus de filiis
18- 2 Miserunt ergo filii Dan, stirpis et familiæ suæ
-25 Dixeruntque ei filii Dan : Cave ne ultra loquaris ad nos
-30 Posueruntque sibi sculptile, et Jonathan filium Gersam filii Moysi, ac filios ejus sacerdotes in tribu Dan
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ quæ non est de filiis Israël
-16 Homines a. regionis illius erant filii Jemini
-22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial
20- 1 Egressi itaque sunt omnes filii Israël
- 3 Nec latuit filios Benjamin quod ascendissent filii Israël in Maspha
- 7 Filii Israël, decernite quid facere debeatis
-13 Qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israël audire mandatum
-17 Absque filiis Benjamin, inventa sunt
-18 Quis erit in exercitu.. contra filios Benjamin
-19 Statimque filii Israël surgentes mane
-21 Egressique filii Benjamin de Gabaa, occiderunt de filiis Israël
-22 Rursumque filii Israël et fortitudine et num.
-23 Debeo ultra procedere... contra filios Benj.
-24 Cumque filii Israël altera die contra filios Benjamin ad prælium processissent
-25 Eruperunt filii Benjamin de portis Gabaa
-26 Quamobrem omnes filii Israël venerunt
-28 Et Phinees filius Eleazari filii Aaron
Exire ultra debemus ad pugnam contra filios Benjamin
-29 Posueruntque filii Israël insidias
-31 Sed et filii Benjamin audacter eruperunt
-33 Omnes itaque filii Israël surgentes
-34 Ingravatumq. est bellum contra filios Benj.
-35 Percussitque eos Dominus in conspectu filiorum Israël
-36 Filii autem Benjamin, cum se inferiores esse vidissent, cœperunt fugere. Quod cernentes filii Israël
-38 Signum autem dederant filii Israël
-39 Quod cum cernerent filii Israël
Putaverunt enim filii Benjamin eos fugere
-41 Quod cum vidissent filii Benjamin
-48 Regressi autem filii Israël, omnes reliquias
21- 1 Juraverunt quoque filii Israël in Maspha
Nullus nostrum dabit filiis Benjamin.. uxor.
- 6 Ductique pœnitentia filii Isr. super fratre suo
-13 Miseruntque nuntios ad filios Benjamin
-14 Veneruntque filii Benjamin in illo tempore
-20 Præceperuntq. filiis Benjamin, atq. dixerunt

Judic. 21-23 Feceruntque filii Benjamin, ut sibi fuerat imperatum
-24 Filii quoque Israël reversi sunt per tribus
Ruth. 1- 2 Et duo filii, alter Mahalon, et alter Chelion
- 3 Mortuus est Elimelech maritus Noëmi : remansitque ipsa cum filiis
-11 Num ultra habeo filios in utero meo
-12 Etiam si possem... concipere, et parere filios
4-13 Dedit illi Do. ut conciperet, et pareret filium
-15 Melior est, quam si septem haberes filios
-17 Natus est filius Noëmi : vocaverunt... Obed
1 Reg. 1- 1 Fuit vir unus.. et nomen ejus Elcana, filius Jeroham, filii Eliu, filii Thohu, filii Suph, Ephrathæus
- 2 Fueruntque Phenennæ filii : Annæ autem non erant liberi
- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
- 4 Dedit que Phenennæ uxori suæ, et cunctis filiis ejus, et filiabus partes
- 8 Numquid non ego melior tibi sum quam decem filii ?
-20 Concepit Anna, et peperit filium, vocavitque... Samuël
-23 Mansit ergo mulier, et lactavit filium suum
2- 5 Et quæ multos habebat filios, infirmata est
-12 Porro filii Heli, filii Belial, nescientes Dom.
-21 Concepit, et peperit tres filios et duas filias
-22 Audivit omnia quæ faciebant filii sui
-24 Nolite, filii mei : non enim est bona fama
-28 Dedi... omnia de sacrificiis filiorum Israël
-29 Et magis honorasti filios tuos quam me
-34 Signum quod venturum est duobus filiis tuis
3- 6 Non vocavi te, fili mi : revertere, et dormi
-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos
-16 Dixit : Samuël, fili mi ? Qui respondens, ait
4- 4 Erantque duo filii Heli cum arca fœderis
-11 Duo quoque filii Heli mortui sunt
-16 Cui ille ait : Quid actum est, fili mi ?
-17 Insuper et duo filii tui mortui sunt
-20 Dixerunt ei.. Ne timeas quia filium peperisti
7- 1 Eleazarum a. filium ejus sanctificaverunt
- 4 Abstulerunt... filii Israël Baalim et Astaroth
- 6 Judicavitque Samuël filios Isr. in Masphath
- 7 Audierunt... quod congregati essent filii Isr.
Quod cum audissent filii Israël, timuerunt
8- 1 Cum senuisset Samuël, posuit filios suos judices Israël
- 2 Fuitque nomen filii ejus primogeniti Joël
- 3 Et non ambulaverunt filii illius in viis ejus
- 5 Et filii tui non ambulant in viis tuis
-11 Filios vestros tollet, et ponet in curribus suis
9- 1 Erat vir... filius Abiel, filii Seror, filii Bechorath, filii Aphia, filii viri Jemini
- 2 Erat ei filius vocabulo Saül, electus et bonus
Et non erat vir de filiis Israël melior illo
-21 Numquid non filius Jemini ego sum ?
10- 2 Et dicit : Quid faciam de filio meo ?
11 Dixerunt ad invicem : Quænam res accidit filio Cis ?
-18 Et ait ad filios Israël : Hæc dicit Dominus
-21 Et pervenit usque ad Saül filium Cis
-27 Filii vero Belial dixerunt : Num salvare nos poterit iste ?
11- 8 Fueruntque filiorum Israël trecenta millia
12- 2 Ego a.senui... porro filii mei vobiscum sunt
-12 Videntes autem quod Naas rex filiorum Ammon venisset
13- 1 Filius unius anni erat Saül cum regnare cœpisset
-16 Et Saül et Jonathas filius ejus, populusque
-22 Excepto Saül, et Jonatha filio ejus
14- 1 Et accidit... ut diceret Jonathas filius Saül
- 3 Et Achias filius Achitob fratris Ichabod filii Phinees, qui ortus fuerat ex Heli
-18 Erat e. ibi arca Dei in die illa cum filiis Isr.
-39 Quia si per Jonathan filium meum factum est
-40 Ego cum Jonatha filio meo ero in parte altera
-41 Si in me aut in Jonatha filio meo est iniquitas
-42 Mittite sortem inter me, et inter Jonathan filium meum
-47 Contra Moab, et filios Ammon, et Edom
-49 Fuerunt autem filii Saül, Jonathas, et Jessui
-50 Abner, filius Ner, patruelis Saül
-51 Et Ner pater Abner, filius Abiel
15- 6 Fecisti misericordiam cum omnibus filiis Isr.
16- 1 Providi enim in filiis ejus mihi regem
- 5 Sanctificavit ergo Isaï et filios ejus
-10 Adduxit itaque Isaï septem filios suos
-11 Numquid jam completi sunt filii ?
-18 Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem scientem psallere
-19 Mitte ad me David filium tuum
-20 Et misit per manum David filii sui Saüli
17- 2 Porro Saül et filii Israël congregati venerunt
-12 David autem erat filius viri Ephrathæi

1 Reg. 17-12 Cui nomen erat Isaï, qui habebat octo filios
-13 Abierunt autem tres filii ejus majores
Et nomina trium filiorum ejus
-17 Dixit autem Isaï ad David filium suum
-19 Et omnes filii Israël in valle Terebinthi pugnabant
-53 Et revertentes filii Israël postquam persecuti fuerant
-56 Interroga tu, cujus filius sit iste puer
-58 Dixitq. David : Filius servi tui Isaï... ego sum
19- 1 Locutus est autem Saül ad Jonathan filium suum
Porro Jonathas filius Saül diligebat David
20-27 Dixitque Saül ad Jonathan filium suum
Cur non venit filius Isaï, nec heri, nec hodie?
-30 Fili mulieris virum ultro rapientis
Numquid ignoro quia diligis filium Isaï ?
-31 Omnibus e. diebus quibus filius Isaï vixerit
Adduc eum ad me : quia filius mortis est
22- 7 Ait ad servos suos. Audite nunc, filii Jemini
Numquid om. vobis dabit filius Isaï agros ?
- 8 Non est qui mihi renuntiet, maxime cum et filius meus fœdus inierit cum filio Isaï ?
Eo quod suscitaverit filius meus servum
- 9 Vidi, inquit, filium Isaï in Nobe, apud Achimelech filium Achitob sacerdotem
-11 Misit ergo rex ad accersendum Achimelech sacerdotem filium Achitob
-12 Et ait Saül.. Audi, fili Achitob. Qui respondit
-13 Quare conjurastis adversum me, tu et filius Isaï
-20 Evadens autem unus filius Achimelech, filii Achitob
23- 6 Tempore quo fugiebat Abiathar filius Achimelech
-16 Et surrexit Jonathas filius Saül, et abiit
24-17 Numquid vox hæc tua est, fili mi David
25- 8 Quodcumq..da servis tuis, et filio tuo David
-10 Ait : Quis est David ? et quis est filius Isaï ?
-17 Et ipse est filius Belial, ita ut nemo possit
-44 Saül autem dedit Michol filiam suam, uxorem David, Phalti filio Laïs
26- 5 Et Abner filius Ner, princeps militiæ ejus
- 6 Ait David ad... et ad Abisai filium Sarviæ
-14 Clamavit David... et ad Abner filium Ner
-16 Vivit Dominus, quoniam filii mortis estis vos
-17 Numquid vox hæc tua, fili mi David ?
-19 Si autem filii hominum, maledicti sunt
-21 Ait Saül : Peccavi, revertere, fili mi David
-25 Saül ad David : Benedictus tu, fili mi David
27- 2 Ad Achis filium Maoch regem Geth
28-19 Cras autem tu et filii tui mecum eritis
30- 6 Amara erat anima uniuscujusque viri super filiis suis
- 7 Ait ad Abiathar sacerd. filium Achimelech
-19 Tam de filiis quam de filiabus, et de spoliis
-22 Sed sufficiat unicuique uxor sua et filii
31- 2 Irrueruntq. Philisthiim in Saül, et in filios ej.
Et percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua, filios Saül
- 6 Mortuus est ergo Saül, et tres filii ejus
- 7 Quod mortuus esset Saül, et filii ejus
- 8 Invenerunt Saül et tres filios ejus jacentes
-12 Tulerunt cadaver Saül, et cadavera filiorum
2 Reg. 1- 4 Sed et Saül et Jonathas filius ejus interierunt
- 5 Quia mortuus est Saül, et Jonathas filius ejus
-12 Fleverunt... super Saül, et super Jonathan filium ejus
-13 Filius hominis advenæ Amalecitæ ego sum
-17 Planxit... super Saül, et super Jonathan filium ejus
-18 Et præcepit ut docerent filios Juda arcum
-26 Sicut mater unicum amat filium suum, ita ego te diligebam
2- 7 Confortentur manus vestræ, et estote filii fortitudinis
- 8 Abner a. filius Ner, princeps exercitus Saül
Tulit Isboseth filium Saül, et circumduxit
-10 Quadraginta annor. erat Isboseth filius Saül
12 Egressusque est Abner filius Ner
Et pueri Isboseth filii Saül, de castris in Gabaon
-13 Porro Joab filius Sarviæ, et pueri David
-15 Ex parte Isboseth filii Saül, et duodecim de pueris David
-18 Erant autem ibi tres filii Sarviæ
-25 Congregatique sunt filii Benjamin ad Abner
3- 2 Natique sunt filii David in Hebron
- 3 Porro tertius Absalom, filius Maacha
- 4 Quartus autem Adonias, filius Haggith
- 6 Abner filius Ner regebat domum Saül
-14 Misit autem David nuntios ad Isboseth filium Saül
-15 Et tulit eam a viro suo Phaltiel filio Laïs
-23 Venit Abner filius Ner ad regem, et dimisit

2 Reg. 3-25 Ignoras Abner filium Ner, quoniam ad hoc venit
-28 In sempiternum, a sanguine Abner filii Ner
-34 Sicut solent cadere coram filiis iniquitatis, sic corruisti
-37 Ut occideretur Abner filius Ner
-39 Porro viri isti filii Sarviæ duri sunt mihi
4- 1 Audivit autem Isboseth filius Saül, quod cecidisset Abner
- 2 Duo autem viri principes latronum erant filio Saül
Nomen alteri Rechab, filii Remmon Berothitæ de filiis Benjamin
- 4 Erat autem Jonathæ filio Saül filius debilis
- 5 Venientes igitur filii Remmon Berothitæ
- 8 Ecce caput Isboseth filii Saül inimici tui
- 9 Respondens a... filiis Remmon Berothitæ
5- 4 Filius triginta annorum erat David
-13 Natique sunt David et alii filii et filiæ
6- 3 Oza autem et Ahio filii Abinadab, minabant plaustrum
-23 Igitur Michol filiæ Saül non est natus filius
7- 6 Ex die illa qua eduxi filios Isr. de terra Ægy.
- 7 Per cuncta loca quæ transivi cum omnibus filiis Israël
-10 Nec addent filii iniquitatis ut affligant eum
-14 Ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium
Et in plagis filiorum hominum
8- 3 Percussit David Adarezer filium Rohob regem Soba
-10 Misit Thoü Joram filium suum ad regem
-12 De Syria, et Moab, et filiis Ammon
Et de manubiis Adarezer filii Rohob regis
-16 Joab a. filius Sarviæ erat super exercitum
Porro Josaphat filius Ahilud erat a commentariis
-17 Et Sadoc filius Achitob, et Achimelech filius Abiathar, erant sacerdotes
-18 Banaïas autem filius Joïadæ, super Cerethi
Filii autem David sacerdotes erant
9- 3 Superest filius Jonathæ, debilis pedibus
- 4 In domo est Machir filii Ammiel in Lodabar
- 5 Tulit eum de domo Machir filii Ammiel
- 6 Cum a. venisset...filius Jonathæ filii Saül
- 9 Univ. domum ejus dedi filio domini tui
-10 Operare igitur ei terram tu, et filii tui
Et inferes filio domini tui cibos ut alatur
Miphiboseth autem filius domini tui comedet semper panem
Erant autem Sibæ quindecim filii
-11 Miphib. comedet.. quasi unus de filiis regis
-12 Habebat autem Miphiboseth filium
10- 1 Ut moreretur rex filiorum Ammon
Et regnavit Hanon filius ejus pro eo
- 2 Faciam misericord. cum Hanon filio Naas
Cum autem venissent servi David in terram filiorum Ammon
- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon
- 6 Videntes autem filii Ammon quod injuriam fecissent David
- 8 Egressi sunt ergo filii Ammon, et direxerunt
-10 Qui direxit aciem adversus filios Ammon
-11 Si a. filii Ammon prævaluerint adversum te
-14 Filii a. Ammon videntes quia fugissent Syri
Reversusque est Joab a filiis Ammon, et venit Jerusalem
-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra filiis Ammon
11- 1 Vastaverunt filios Ammon, et obsederunt Rabba
-21 Quis percussit Abimelech filium Jerobaal?
-27 Facta est ei uxor, peperitque ei filium
12- 3 Creverat apud eum cum filiis ejus simul
- 5 Quoniam filius mortis est vir qui fecit hoc
- 9 Interfecisti eum gladio filiorum Ammon
-14 Filius qui natus est tibi, morte morietur
-24 Quæ genuit filium, et vocavit nomen ejus Salomon
-26 Pugnabat Joab contra Rabbath filiorum Ammon
-31 Sic fecit... civitatibus filiorum Ammon
13- 1 Factum est... ut Absalom filii David sororem... adamaret Amnon filius David
- 3 Erat autem Amnon amicus, nomine Jonadab, filius Semmaa
- 4 Quare sic attenuaris macie, fili regis
-21 Noluit contristare spiritum Amnon filii sui
-23 Et vocavit Absalom omnes filios regis
-25 Noli, fili mi, noli rogare ut veniamus omnes
-27 Dimisit cum eo Amnon et universos filios
-29 Surgentesq. omnes filii regis ascenderunt
-30 Percussit Absalom omnes filios regis
-32 Ne æstimet... quod... filii regis occisi sint
-33 Omnes filii regis occisi sunt

2 Reg. 13-35 Ecce filii regis adsunt
-36 Cumque cessasset loqui, apparuerunt et filii regis
-37 Abiit ad Tholomaï filium Ammiud regem Gessur
14- 1 Intelligens autem Joab filius Sarviæ
- 6 Et ancillæ tuæ erant duo filii
-11 Et nequaquam interficiant filium meum
Non cadet de capillis filii tui super terram
-16 Volebant.. delere me, et filium meum simul
-27 Nati sunt autem Absalom filii tres
15-27 Revertere in civitatem in pace: et Achimaas filius tuus, et Jonathas filius Abiathar, duo filii vestri, sint vobiscum
-36 Sunt autem cum eis duo filii eorum
Achimaas filius Sadoc
Et Jonathas filius Abiathar
16- 3 Et ait rex: Ubi est filius domini tui?
- 5 Vir de cognatione domus Saül, nomine Semeï, filius Gera
- 8 Dedit Do. regnum in manu Absalom filii tui
- 9 Dixit autem Abisaï filius Sarviæ regi
-10 Ait rex: Quid mihi et vobis est, filii Sarviæ?
-11 Ecce filius meus, qui egressus est de utero meo, quærit animam meam: quanto magis nunc filius Jemini?
-19 Cui ego serviturus sum? nonne filio regis?
17-25 Amasa a. erat filius viri qui vocabatur Jetra
-27 Sobi filius Naas de Rabbath filiorum Ammon, et Machir filius Ammihel de Lodabar
18- 2 Tertiam partem sub manu Abisaï filii Sarviæ
-12 Nequaquam mitterem manum meam in filium regis
-18 Non habeo filium, et hoc erit monimentum
-19 Achimaas autem filius Sadoc, ait: Curram
-20 Hodie nolo... filius enim regis est mortuus
-22 Rursus autem Achimaas filius Sadoc dixit
Dixitque ei Joab: Quid vis currere, fili mi?
-33 Sic loquebatur, vadens: Fili mi Absalom, Absalom, fili mi
19- 2 Audivit e. populus..Dolet rex super filio suo
- 4 Clamabat voce magna: Fili mi Absalom, Absalom, fili mi, fili mi
- 5 Salvam fecerunt...animam filiorum tuorum
-16 Festinavit a. Semeï filius Gera filii Jemini
-17 Quindecim filii ejus, ac viginti servi erant
-18 Semeï a. filius Gera prostratus coram rege
-21 Respondens vero Abisaï filius Sarviæ
-22 Ait David: Quid mihi et vobis, filii Sarviæ?
-24 Miphiboseth quoque filius Saül descendit
20- 1 Accidit quoque ut ibi esset vir Belial, nomine Seba, filius Bochri
Non est nobis...neque hæreditas in filio Isaï
- 2 Secutusque est Seba filium Bochri
- 6 Nunc magis afflicturus est nos Seba filius Bochri quam Absalom
- 7 Ad persequendum Seba filium Bochri
-10 Persecuti sunt Seba filium Bochri
-13 Ad persequendum Seba filium Bochri
-21 Seba, filius Bochri cognomine
-22 Abscissum caput Seba filii Bochri projecerunt ad Joab
-23 Banaïas aut. filius Joïadæ super Cerethæos
-24 Porro Josaphat filius Ahilud a commentariis
21- 2 Porro Gabaonitæ non erant de filiis Israël
Filii quippe Israël juraverant eis
Quasi pro filiis Israël et Juda
- 6 Dentur nobis septem viri de filiis ejus
- 7 Pepercitque rex Miphiboseth filio Jonathæ filii Saül, propter jusjurandum Domini, quod fuerat inter David et inter Jonathan filium Saül
- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha filiæ Aja
Et quinque filios Michol filiæ Saül, quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï
-12 Tulit ossa Saül, et ossa Jonathæ filii ejus
-13 Et asportavit inde ossa Saül et ossa Jonathæ filii ejus
-14 Sepelierunt ea cum ossibus Saül et Jonathæ filii ejus
-17 Præsidioque ei fuit Abisaï filius Sarviæ
-19 In quo percussit Adeodatus filius Saltus
-21 Percussit autem eum Jonathan filius Samaa
22-45 Filii alieni resistent mihi, auditu auris obedient mihi
-46 Filii alieni defluxerunt, et contrahentur
23- 1 Dixit David filius Isaï
- 9 Eleazar filius patrui ejus Ahohites
-11 Post hunc, Semma filius Age de Arari
-18 Abisaï quoque frater Joab filius Sarviæ
-20 Et Banaïas filius Joïadæ viri fortissimi
-22 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ
-24 Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem
-26 Hira filius Acces de Thecua

2 Reg. 23-29 Heled filius Baana, et ipse Netophathites, Ithaï filius Ribaï de Gabaath filiorum Benjamin
-32 Filii Jassen, Jonathan
-33 Ajam filius Sarar Arorites
-34 Elipheleth filius Aasbaï filii Machati
Eliam filius Achitophel Gelonites
-36 Igaal filius Nathan de Soba, Bonni de Gadi
-37 Naharaï Berothites armiger Joab filii Sarviæ
3 Reg. 1- 5 Adonias autem filius Haggith elevabatur
- 7 Et sermo ei cum Joab filio Sarviæ
- 8 Sadoc vero sacerdos, et Banaïas filius Joïadæ
- 9 Vocavit universos fratres suos filios regis
-11 Num audisti quod regnaverit Adonias filius Haggith
-12 Salva animam tuam, filiique tui Salomonis
-13 Salomon filius tuus regnabit post me
-17 Salomon filius tuus regnabit post me
-19 Et vocavit omnes filios regis, Abiathar
-21 Erimus ego et filius meus Salomon peccatores
-25 Et vocavit universos filios regis
-26 Et Banaïam filium Joïadæ, et Salomonem
-30 Salomon filius tuus regnabit post me
-32 Vocate mihi... et Banaïam filium Joïadæ
-33 Imponite Salomonem filium meum super mulam meam
-36 Et respondit Banaïas filius Joïadæ regi
-38 Descendit ergo... et Banaïas filius Joïadæ
-42 Jonathas filius Abiathar sacerdotis venit
-44 Misitque cum eo... Banaïam filium Joïadæ
2- 1 Præcepitque Salomoni filio suo, dicens
- 4 Si custodierint filii tui vias suas
- 5 Nosti quæ fecerit mihi Joab filius Sarviæ, quæ fecerit... Abner filio Ner, et Amasæ filio Jether
- 7 Filiis Berzellaï Galaaditis reddes gratiam
- 8 Habes quoque apud te Semeï filium Gera filii Jemini
-13 Ingressus est Adonias filius Haggith
-22 Habet Abiathar sacerd. et Joab filium Sarviæ
-25 Misitque rex Salomon per manum Banaïæ filii Joïadæ
-29 Misitque Salomon Banaïam filium Joïadæ
-32 Et occidit... Abner filium Ner principem militiæ Israël, et Amasam filium Jether
-34 Ascendit itaque Banaïas filius Joïadæ
-35 Et constituit rex Banaïam filium Joïadæ
-39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis filium Maacha
-46 Jussit itaque rex Banaïæ filio Joïadæ
3- 6 Dedisti ei filium sedentem super thronum
-19 Mortuus est aut. filius mulieris hujus nocte
-20 Tulit filium meum de latere meo
-21 Cumque surrexissem mane ut darem lac filio meo
-22 Filius tuus mortuus est, meus autem vivit
Filius quippe meus vivit, et filius tuus mortuus est
-23 Filius meus vivit, et filius tuus mortuus est
Non, sed filius tuus mortuus est, meus autem vivit
-26 Dixit autem mulier, cujus filius erat vivus
Commota sunt quippe viscera ejus super filio suo
4- 2 Azarias filius Sadoc sacerdotis
- 3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scribæ
Josaphat filius Ahilud a commentariis
-14 Ahinadab filius Addo præerat in Manaïm
-16 Baana filius Husi, in Aser et in Baloth
-17 Josaphat filius Pharuë, in Issachar
-18 Semeï filius Ela, in Benjamin
-19 Gaber filius Uri, in terra Galaad
-31 Sapientior Ethan... et Dorda, filiis Mahol
5- 5 Filius tuus quem dabo pro te super solium
- 7 Benedictus Dominus Deus hodie, qui dedit David filium sapientissimum
6- 1 Factum est... anno egressionis filiorum Isr.
-13 Et habitabo in medio filiorum Israël
7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali
8- 1 Et duces familiarum filiorum Israël
- 9 Quando pepigit Dominus fœdus cum filiis Israel
-19 Non ædificabis mihi domum, sed filius tuus
-25 Ita tamen si custodierint filii tui viam suam
-39 Tu nosti solus cor omnium filiorum homin.
-63 Dedicaverunt templum Domini rex et filii Israël
9- 6 Vos et filii vestri, non sequentes me
-20 Et Jebusæis, qui non sunt de filiis Israël
-21 Horum filios qui remanserant in terra
Quos scilicet non potuerant filii Israël exterminare
-22 De filiis a. Israël non constituit Salomon
1- 2 Super quibus dixit Dominus filiis Israël

3 *Reg.* 11- 7 Et Moloch idolo filiorum Ammon
-12 De manu filii tui scindam illud
-13 Sed tribum unam dabo filio tuo
-20 Genuitq. ei soror Taphnes Genubath filium
Eratque Genubath habitans apud Pharaonem cum filiis ejus
-23 Suscitavit quoque ei... Razon filium Eliada
-26 Jeroboam quoque filius Nabat, Ephrathæus
-33 Adoraverit..Moloch deum filiorum Ammon
-35 Auferam autem regnum de manu filii ejus
-36 Filio autem ejus dabo tribum unam
-43 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
12- 2 At vero Jeroboam filius Nabat, cum adhuc esset in Ægypto
-15 In manu Ahiæ Silonitæ, ad Jeroboam filium Nabat
-16 Quæ nobis pars... vel quæ hæreditas in filio Isaï?
-17 Super filios a. Israël, quicumque habitabant
-21 Et reducerent regnum Roboam filio Salomonis
-23 Loquere ad Roboam filium Salomonis
-24 Neque bellabitis contra fratres vestros filios Israël
-31 Sacerdotes... qui non erant de filiis Levi
-33 Et fecit solemnitatem filiis Israël, et ascendit super altare
13- 2 Ecce filius nascetur domui David, Josias nomine
-11 Ad quem venerunt filii sui, et narraverunt ei
-12 Ostenderunt ei filii sui viam per quam abierat vir Dei
-13 Et ait filiis suis : Sternite mihi asinum
-27 Dixitq. ad filios suos : Sternite mihi asinum
-31 Cumque planxissent eum, dixit ad filios suos
14- 1 In tempore illo ægrotavit Abia filius Jeroboam
- 5 Ut consulat te super filio suo qui ægrotat
-20 Regnavitque Nadab filius ejus pro eo
-21 Porro Roboam filius Salomonis regnavit in Juda
-24 Quas attrivit Dominus ante faciem filiorum Israël
-31 Et regnavit Abiam filius ejus pro eo
15- 1 In octavo decimo anno regni Jeroboam filii Nabat
- 4 Ut suscitaret filium ejus post eum
- 8 Regnavitque Asa filius ejus pro eo
-18 Et misit ad Benadad filium Tabremon filii Hezion, regem Syriæ
-24 Regnavitque Josaphat filius ejus pro eo
-25 Nadab vero filius Jeroboam regnavit super Israël
-27 Insidiatus est a. ei Baasa filius Ahiæ de domo Issachar
-33 Regnavit Baasa filius Ahiæ super omnem Israël
16- 1 Factus est a. sermo...ad Jehu filium Hanani
- 3 Faciam domum tuam sicut domum Jeroboam filii Nabat
- 6 Et regnavit Ela filius ejus pro eo
- 7 Cum a. in manu Jehu filii Hanani prophetæ
Occidit eum, hoc est, Jehu filium Hanani
- 8 Regnavit Ela filius Baasa super Israël
-13 Propter universa peccata Baasa, et peccata Ela filii ejus
-21 Media pars populi sequebatur Thebni filium Gineth
-26 Ambulavitq. in o. via Jeroboam filii Nabat
-28 Regnavitque Achab filius ejus pro eo
-29 Achab vero filius Amri regnavit super Isr.
Regnavit Achab filius Amri super Israel
-30 Et fecit Achab filius Amri malum
-31 Ambularet in peccatis Jeroboam filii Nabat
-34 Quod locutus fuerat in manu Josuë filii Nun
17-12 Ut ingrediar et faciam illum mihi et filio meo
-13 Tibi autem et filio tuo facies postea
-17 Ægrotavit filius mulieris matrisfamilias
-18 Ut rememorarentur... et interficeres filium meum
-19 Et ait ad eam Elias : Da mihi filium tuum
-20 Afflixisti ut interficeres filium ejus
-23 Et ait illi : En vivit filius tuus
18-20 Misit Achab ad omnes filios Israël
-31 Juxta numerum tribuum filiorum Jacob
19-10 Dereliquerunt pactum tuum filii Israël
-14 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Isr.
-16 Et Jehu filium Namsi unges regem super Isr.
Eliseum a. filium Saphat.. unges prophetam
-19 Elias reperit Eliseum filium Saphat arantem
20- 3 Uxores tuæ, et filii tui optimi, mei sunt
- 5 Uxores tuas et filios tuos dabis mihi
- 7 Misit e. ad me pro uxoribus meis et filiis
-15 Et recensuit... filios Israël, septem millia

3 *Reg.* 20-27 Porro filii Israël recensiti sunt
-29 Percusseruntque filii Israël de Syris centum millia
-35 Tunc vir quidam de filiis prophetarum dixit
21-10 Submittite duos viros filios Belial contra eum
-13 Et adductis duobus viris filiis diaboli
-22 Sicut domum Jeroboam filii Nabat
Et sicut domum Baasa filii Ahia
-26 Quos consumpsit Dom. a facie filiorum Isr.
-29 In diebus filii sui inferam malum domui ej.
22- 8 Michæas filius Jemla. Cui Josaphat ait
- 9 Festina adducere Michæam filium Jemla
-11 Fecit quoque sibi Sedecias filius Chanaana cornua ferrea
-24 Accessit autem Sedecias filius Chanaana
-26 Maneat... et apud Joas filium Amelech
-40 Et regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-41 Josaphat vero filius Asa regnare cœperat
-50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat
-51 Regnavitque Joram filius ejus pro eo
-52 Ochozias a. filius Achab regnare cœperat
-53 Ambulavit...et in via Jeroboam filii Nabat
4 *Reg.* 1-17 Anno secundo Joram filii Josaphat regis
Non enim habebat filium
2- 3 Egressi sunt filii prophetarum, qui erant in Bethel
- 5 Accesserunt filii prophetarum, qui erant in Jericho
- 7 Quinquaginta viri de filiis prophetarum secuti sunt eos
-15 Videntes autem filii prophetarum, qui erant in Jericho
3- 1 Joram vero filius Achab regnavit super Isr.
- 3 Verumtamen in peccatis Jeroboam filii Nabat
-11 Est hic Eliseus filius Saphat
-27 Arripiensque filium suum primogenitum
4- 1 Creditor venit ut tollat duos filios meos
- 4 Cum intrinsecus fueris, tu, et filii tui
- 5 Clausit ostium super se et super filios suos
- 6 Cumq. plena fuissent vasa, dixit ad filium
- 7 Tu autem, et filii tui, vivite de reliquo
-14 Filium enim non habet, et vir ejus senex est
-16 Si vita comes fuerit, habebis in utero filium
-17 Concepit mulier, et peperit filium
-26 Recte-ne agitur circa te... et circa filium t.
-28 Numquid petivi filium a domino meo?
-36 Qui ait : Tolle filium tuum
-37 Tulitque filium suum, et egressa est
-38 Filii prophetarum habitabant coram eo
Coque pulmentum filiis prophetarum
5-22 Venerunt ad me duo adolescentes... ex filiis prophetarum
6- 1 Dixerunt aut. filii prophetarum ad Eliseum
-28 Da filium tuum, ut comedamus eum hodie
Et filium meum comedemus cras
-29 Coximus ergo filium meum, et comedimus
Dixiq. ei die altera : Da filium tuum, ut comedamus eum. Quæ abscondit filium s.
-31 Si steterit caput Elisei filii Saphat super ipsum hodie
-32 Numquid scitis quod miserit filius homicidæ
8- 1 Eliseus a. locutus est ad mulierem, cujus vivere fecerat filium
- 5 Et hic est filius ejus quem suscitavit Eliseus
- 9 Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te
-12 Quia scio quæ facturus sis filiis Israël mala
-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël.. regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
-24 Et regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-25 Anno duodecimo Joram filii Achab regis Israël, regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-28 Abiit quoque cum Joram filio Achab ad præliandum
-29 Porro Ochozias filius Joram rex Juda, descendit invisere Joram filium Achab
9- 1 Vocavit unum de filiis prophetarum, et ait
- 2 Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi
- 9 Sicut domum Jeroboam filii Nabat
Et sicut domum Baasa filii Ahia
-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat filii Namsi
-20 Est autem incessus quasi incessus Jehu filii Namsi
-26 Et pro sanguine filiorum ejus, quem vidi heri
-29 Anno undecimo Joram filii Achab, regnavit Ochozias
10- 1 Erant a. Achab septuaginta filii in Samaria
- 2 Qui habetis filios domini vestri, et currus
- 3 Eligite... qui vobis placuerit de filiis domini
- 6 Si mei estis... tollite capita filiorum domini
Porro filii regis, septuaginta viri, apud optimates
- 7 Tulerunt filios regis, et occiderunt septuag.

4 *Reg.* 10- 8 Dicens : Attulerunt capita filiorum regis
-13 Descendimus ad salutandos filios regis et filios reginæ
-15 Invenit Jonadab filium Rechab in occursum
-23 Ingressusq. Jehu, et Jonadab filius Rechab
-29 A peccatis Jeroboam filii Nabat... non recessit
-30 Filii tui usque ad quartam generationem sedebunt
-35 Et regnavit Joachaz filius ejus pro eo
11- 1 Athalia... videns mortuum filium suum
- 2 Tollens a. Josaba... Joas filium Ochoziæ, furata est eum de medio filiorum regis
- 4 Et adjurans eos... ostendit eis filium regis
-12 Produxitque filium regis, et posuit super eum diadema
12-21 Josachar namq. filius Semaath, et Jozabad filius Somer, servi ejus, percusserunt eum
Regnavitque Amasias filius ejus pro eo
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ regis Juda, regnavit Joachaz filius Jehu super Israël
- 2 Secutusq. est peccata Jeroboam filii Nabat
- 3 Tradidit eos.. in manu Benadad filii Hazaël
- 5 Habitaveruntque filii Israël in tabernaculis
- 9 Regnavitque Joas filius ejus pro eo
-10 Regnavit Joas filius Joachaz super Israël
-11 Non declinavit ab omnibus peccatis Jeroboam filii Nabat
-24 Et regnavit Benadad filius ejus pro eo
-25 Porro Joas filius Joachaz tulit urbes de manu Benadad filii Hazaël
14- 1 In anno secundo Joas filii Joachaz regis Israël, regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 6 Filios a. eorum, qui occiderant, non occidit
Non morientur patres pro filiis, neque filii morientur pro patribus
- 8 Tunc misit Amasias nuntios ad Joas filium Joachaz, filii Jehu regis Israël
- 9 Da filiam tuam filio meo uxorem
-13 Amasiam vero regem Juda, filium Joas filii Ochoziæ, cepit Joas rex Israël
-16 Et regnavit Jeroboam filius ejus pro eo
-17 Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Juda, postquam mortuus est Joas filius Joachaz regis Israël
-23 Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas regis Juda, regnavit Jeroboam filius Joas regis Israël
-24 Non recessit ab omnibus peccatis Jeroboam filii Nabat
-25 Locutus est per... Jonam filium Amathi
-27 Salvavit eos in manu Jeroboam filii Joas
-29 Et regnavit Zacharias filius ejus pro eo
15- 1 Regnavit Azarias filius Amasiæ regis Juda
- 5 Joathan vero filius regis gubernabat palatium
- 7 Et regnavit Joathan filius ejus pro eo
- 8 Regnavit Zacharias filius Jeroboam
- 9 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-10 Conjuravit a.contra eum Sellum filius Jabes
-12 Filii tui usque ad quartam generat. sedebunt
-13 Sellum filius Jabes regnavit
-14 Ascendit Manahem filius Gadi de Thersa
Percussit Sellum filium Jabes in Samaria
-17 Regnavit Manahem filius Gadi super Israël
-18 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-22 Regnavitque Phaceïa filius ejus pro eo
-23 Regnavit Phaceïa filius Manahem super Israël
-24 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-25 Conjuravit autem adversus eum Phacee filius Romeliæ
Percussit... cum eo quinquaginta viros de filiis Galaaditarum
-27 Regnavit Phacee filius Romeliæ super Isr.
-28 Non recessit a pecc. Jeroboam filii Nabat
-30 Tetendit insidias Osee filius Ela contra Phacee filium Romeliæ
Regnavitque pro eo vigesimo anno Joatham filii Oziæ
-32 Anno secundo Phacee filii Romeliæ regis Israël, regnavit Joatham filius Oziæ regis Juda
-37 Cœpit Dominus mittere... Phacee filium Romeliæ
-38 Et regnavit Achaz filius ejus pro eo
16- 1 Anno decimo septimo Phacee filii Romeliæ, regnavit Achaz filius Joatham regis Juda
- 3 Insuper et filium suum consecravit
Quæ dissipavit Dominus coram filiis Israël
- 5 Tunc ascendit... et Phacee filius Romeliæ

4 *Reg.* 16- 7 Servus tuus, et filius tuus ego sum
-20 Regnavit Ezechias filius ejus pro eo
17- 1 Regnavit Osee filius Ela in Samaria
- 7 Cum peccassent filii Israël Domino Deo suo
- 8 Quas consumpserat Dominus in conspectu filiorum Israël
- 9 Offenderunt filii Israël verbis non rectis
-17 Et consecraverunt filios suos et filias suas
-21 Constituerunt sibi regem Jeroboam filium Nabat
-22 Et ambulaverunt filii Israël in univ. peccatis
-24 Collocavit eos in civitatibus Samariæ... pro filiis Israël
-31 Comburebant filios suos igni, Adramelech
-34 Quod præceperat Dominus filiis Jacob
-41 Nam et filii eorum, et nepotes... ita faciunt
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israel
Regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
- 4 Ad illud tempus filii Israël adolebant ei incensum
- 9 Erat annus septimus Osee filii Ela regis Israël
-18 Egressus est a. ad eos Eliacim filius Helciæ
Et Joahe filius Asaph a commentariis
-26 Dixerunt autem Eliacim filius Helciæ
-37 Venitque Eliacim filius Helciæ
Et Joahe filius Asaph a commentariis
19- 2 Misit Eliacim... ad Isaïam prophetam filium Amos
- 3 Venerunt filii usque ad partum
-12 Et Reseph, et filios Eden, qui erant in Thelassar
-20 Misit autem Isaïas filius Amos ad Ezechiam
-37 Adramelech et Sarasar filii ejus percusserunt eum gladio
Et regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo
20- 1 Venit ad eum Isaïas filius Amos propheta
-12 Misit Berodach Baladan, filius Baladan
-18 Sed et de filiis tuis qui egredientur ex te
-21 Regnavit Manasses filius ejus pro eo
21- 2 Quas delevit Dom. a facie filiorum Israël
- 6 Et traduxit filium suum per ignem
- 7 Quod locutus est.. ad Salomonem filium ejus
- 9 Quas contrivit Dom. a facie filiorum Israël
-18 Et regnavit Amon filius ejus pro eo
-24 Constituerunt sibi regem Josiam filium ejus
-26 Et regnavit Josias filius ejus pro eo
22- 3 Misit rex Saphan filium Aslia, filii Messulam, scribam templi Domini
-12 Præcepit Helciæ sacerdoti, et Ahicam filio Saphan, et Achobor filio Micha, et Saph.
-14 Uxorem Sellum, filii Thecuæ, filii Araas
23-10 Contaminavit q. Topheth, quod est in convalle filii Ennom : ut nemo consecraret filium suum... Moloch
-13 Et Melchon abominationi filiorum Ammon
-15 Quod fecerat Jeroboam filius Nabat
-30 Tulitq. populus terræ Joachaz filium Josiæ
-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ
24- 2 Immisitque ei Dominus... latrunculos filiorum Ammon
- 6 Regnavit Joachin filius ejus pro eo
25- 7 Filios autem Sedeciæ occidit coram eo
-22 Præfecit Godoliam filium Ahicam filii Saphan
-23 Venerunt ad Godoliam in Maspha, Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan filius Caree : et Saraïa filius Thanehumeth Netophathites, et Jezonias filius Maachathi
-25 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisama de semine regio
1 *Par.* 1- 5 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
- 6 Porro filii Gomer : Ascenez, et Riphath
- 7 Filii autem Javan : Elisa, et Tharsis
- 8 Filii Cham : Chus, et Mesraïm, et Phut, et Chanaan
- 9 Filii autem Chus : Saba, et Hevila, Sabatha, et Regma
Porro filii Regma : Saba et Dadan
-19 Porro Heber nati sunt duo filii
-23 Omnes isti filii Jectan
-28 Filii autem Abraham ; Isaac et Ismahel
-31 Hi sunt filii Ismahelis
-32 Filii autem Ceturæ concubinæ Abraham
Porro filii Jecsan : Saba et Dadan
Filii autem Dadan : Assurim, et Latussim
-33 Filii autem Madian : Epha, et Epher
Omnes, hi filii Ceturæ
-34 Isaac : cujus fuerunt filii, Esaü et Israël
-35 Filii Esaü : Eliphaz, Rahuël, Jehus
-36 Filii Eliphaz : Theman, Omar, Sephi
-37 Filii Rahuël : Nahath, Zara, Samma
-38 Filii Seir : Lotan, Sobal, Sebeon, Ana
-39 Filii Lotan : Hori, Homam
-40 Filii Sobal : Alian, et Manahath, et Ebal

1 *Par.* 1-40 Filii Sebeon : Aja et Ana
Filii Ana : Dison
-41 Filii Dison : Hamram, et Eseban, et Jethran
-42 Filii Eser : Balaan, et Zavan, et Jacan
Filii Disan : Hus et Aran
-43 Antequam esset rex super filios Israël : Bale filius Beor
-44 Regnavit pro eo Jobab filius Zare de Bosra
-46 Regnavit pro eo Adad filius Badad
-49 Regnavit pro eo Balanan filius Achobor
2- 1 Filii autem Israël : Ruben, Simeon, Levi
- 3 Filii Juda : Her, Onan, et Sela
- 4 Omnes ergo filii Juda, quinque
- 5 Filii autem Phares : Hesron et Hamul
- 6 Filii quoq. Zaræ : Zamri, et Ethan, et Eman
- 7 Filii Charmi : Achar, qui turbavit Israël
- 8 Filii Ethan : Azarias
- 9 Filii autem Hesron qui nati sunt ei
-10 Genuit Nahasson, principem filiorum Juda
-16 Filii Sarviæ : Abisai, Jacob, et Asaël, tres
-18 Caleb vero filius Hesron accepit uxorem
Fueruntq. filii ej., Jaser, et Sobab, et Ardon
-23 Omnes isti, filii Machir patris Galaad
-25 Nati sunt autem filii Jerameel primogeniti
-27 Sed et filii Ram primogeniti Jerameel
-28 Onam autem habuit filios, Semeï et Jada
Filii autem Semeï : Nadab et Abisur
-30 Filii autem Nadab fuerunt, Saled et Apphaïm
-31 Filius vero Apphaïm, Jesi : qui genuit Sesan
-32 Filii autem Jada fratris Semeï : Jether et Jonathan
-33 Isti fuerunt filii Jerameel
-34 Sesan autem non habuit filios, sed filias
-42 Filii autem Caleb fratris Jerameel
Et filii Maresa patris Hebron
-43 Porro filii Hebron, Core, et Taphua
-45 Filius Sammaï, Maon
-47 Filii a. Johaddaï, Regom, et Joathan
-50 Hi erant filii Caleb, filii Hur primogeniti Ephratha
-52 Fuerunt a. filii Sobal patris Cariathiarim
-54 Filii Salma, Bethlehem, et Netophathi
3- 1 David vero hos habuit filios
- 2 Tertium Absalom filium Maacha
Quartum Adoniam filium Aggith
- 5 Porro in Jerusalem nati sunt ei filii
- 9 Omnes hi, filii David, absque filiis concubinarum
-10 Filius aut. Salomonis, Roboam : cujus Abia filius genuit Asa
-12 Et hujus Amasias filius genuit Azariam
Porro Azariæ filius Joathan
-15 Filii autem Josiæ fuerunt
-17 Filii Jechoniæ fuerunt Asir, Salathiel
-21 Filius autem Hananiæ, Phaltias pater Jeseïæ, cujus filius Raphaïa : hujus quoque filius, Arnan, de quo natus est Obdia, cujus filius fuit Sechenias
-22 Filius Secheniæ, Semeïa : cujus filii, Hattus, et Jegaal, et Baria
-23 Filius Naariæ, Elioënaï, et Ezechias
-24 Filii Elioënaï, Oduia, et Eliasub, et Pheleïa
4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi
- 2 Raïa vero filius Sobal genuit Jahath
- 4 Isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha
- 6 Isti sunt filii Naara
- 7 Porro filii Halaa, Sereth, Isaar, et Ethnan
- 8 Cos autem genuit... cognationem Aharehel filii Arum
-13 Filii autem Cenez, Othoniel et Saraïa
Porro filii Othoniel, Hathath et Maonathi
-15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et Ela
Filii quoque Ela : Cenez
-16 Filii quoque Jaleleel : Ziph et Zipha
-17 Et filii Ezra, Jether, et Mered, et Epher
-18 Hi autem filii Bethiæ filiæ Pharaonis
-19 Et filii uxoris Odaïæ sororis Naham
-20 Filii quoque Simeon : Amnon, et Rinna filius Hanan, et Thilon
Et filii Jesi, Zoheth et Benzoheth
-21 Filii Sela, filii Juda : Her pater Lecha
-24 Filii Simeon : Namuël et Jamin, Jarib, Zara
-25 Sellum filius ejus, Mapsam filius ejus, Masma filius ejus
-26 Filii Masma : Hamuël filius ejus, Zachur filius ejus, Semeï filius ejus
-27 Filii Semeï sedecim, et filiæ sex : fratres autem ejus non habuerunt filios multos, et universa cognatio non potuit adæquare summam filiorum Juda
-34 Mosobab quoque et Jemlech, et Josa filius Amasiæ
-35 Et Joël, et Jehu filius Josabiæ, filii Saraiæ, filii Asiel

1 *Par.* 4-37 Ziza quoque filius Sepheï, filii Allon, filii Idaïa, filii Semri, filii Samaïa
-42 De filiis quoque Simeon abierunt in montem Seir viri quingenti, habentes principes... et Oziel filios Jesi
5- 1 Filii quoque Ruben primogeniti Israël
Data sunt primogenita ejus filiis Joseph filii Israël
- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël
- 4 Filii Joël : Samaïa filius ejus, Gog filius ejus, Semeï filius ejus
- 5 Micha filius ejus., Reïa filius ej., Baal filius
- 6 Beera filius ejus, quem captivum duxit
- 8 Porro Bala filius Azaz, filii Samma, filii Joël
-11 Filii vero Gad e regione eorum habitaverunt
-14 Hi filii Abihail, filii Huri, filii Jara, filii Galaad, filii Michaël, filii Jesesi, filii Jeddo, filii Buz
-15 Fratres quoque filii Abdiel, filii Guni
-18 Filii Ruben, et Gad, et dimidiæ tribus Man.
-23 Filii quoque dimidiæ tribus Manasse
6- 1 Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari
- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron, et Oziel
- 3 Filii Amram : Aaron, Moyses, et Maria
Filii Aaron : Nadab et Abiu, Eleazar
-16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, et Merari
-17 Et hæc nomina filiorum Gerson : Lobni et Semeï
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
-19 Filii Merari : Moholi et Musi
-20 Gersom, Lobni filius ejus, Jahath filius ejus, Zamma filius ejus
-21 Joah filius ejus, Addo filius ejus, Zara filius ejus, Jethraï filius ejus
-22 Filii Caath, Aminadab filius ejus, Core filius ejus, Asir filius ejus
-23 Elcana filius ejus, Abiasaph filius ejus, Asir filius ejus
-24 Thahath filius ejus, Uriel filius ejus, Ozias filius ejus, Saül filius ejus
-25 Filii Elcana, Amasaï et Achimoth
-26 Filii Elcana : Sophaï filius ej., Nahath filius ej.
-27 Eliab filius ejus, Jeroham filius ejus, Elcana filius ejus
-28 Filii Samuël, primogenitus Vasseni, et Abia
-29 Filii autem Merari, Moholi : Lobni filius ejus, Semeï filius ejus, Oza filius ejus
-30 Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus, Asaïa filius ejus
-33 Hi vero sunt, qui assistebant cum filiis suis, de filiis Caath, Heman cantor filius Johel, filii Samuël
-34 Filii Elcana, filii Jeroham, filii Eliel, filii Thohu
-35 Filii Suph, filii Elcana, filiis Mahath, filii Amasaï
-36 Filii Elcana, filii Johel, filii Azariæ, filii Sophoniæ
-37 Filii Thahath, filii Asir, filii Abiasaph, filii Core
-38 Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Israël
-39 Asaph filius Barachiæ, filii Samaa
-40 Filii Michaël, filii Basaïæ, filii Melchiæ
-41 Filii Athanaï, filii Zara, filii Adaïa
-42 Filii Ethan, filii Zamma, filii Semeï
-43 Filii Jeth, filii Gersom, filii Levi
-44 Filii a. Merari fratres eorum, ad sinistram Ethan filius Cusi, filii Abdi, filii Maloch
-45 Filii Hasabiæ, filii Amasiæ, filii Helciæ
-46 Filii Amasaï, filii Boni, filii Somer
-47 Filii Moholi, filii Musi, filii Merari, filii Levi
-49 Aaron vero, et filii ejus adolebant incensum
-50 Hi sunt autem filii Aaron : Eleazar filius ejus, Phinees filius ejus, Abisue filius ejus
-51 Bocci filius ej., Ozi filius ej., Zarahia filius ej.
-52 Meraioth filius ejus, Amarias filius ejus, Achitob filius ejus
-53 Sadoc filius ejus, Achimaas filius ejus
-54 Hæc habitacula eorum... filiorum scilicet Aaron
-56 Agros a. civit. et villas, Caleb filio Jephone
-57 Porro filiis Aaron dederunt civitates
-61 Filiis a. Caath residuis de cognatione sua
-62 Porro filiis Gersom per cognationes suas
-63 Filiis autem Merari per cognationes suas
-64 Dederunt quoq. filii Israël Levitis civitates
-65 Dederuntque per sortem, ex tribu filiorum Juda, et ex tribu filiorum Simeon, et ex tribu filiorum Benjamin, urbes has
-66 His qui erant de cognatione filiorum Caath
-70 Qui de cognatione filiorum Caath reliqui erant
-71 Filiis autem Gersom de cognatione dimidiæ
-77 Filiis autem Merari residuis
- 1 Porro filii Issachar : Thola et Phua

1 *Par.* 7- 2 Filii Thola : Ozi, et Raphaïa, et Jeriel
- 3 Filii Ozi : Izrahia
- 4 Multas enim habuerunt uxores, et filios
- 6 Filii Benjamin : Bela, et Bechor, et Jadihel
- 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi, et Oziel
- 8 Porro filii Bechor : Zamira, et Joas, et Eliezer... omnes hi, filii Bechor
-10 Porro filii Jadihel : Balan. Filii autem Balan : Jehus, et Benjamin
-11 Omnes hi filii Jadihel, principes cognation.
-12 Sepham quoque et Hapham filii Hir : et Hasim filii Aher
-13 Filii autem Nephthali : Jasiel, et Guni, et Jeser, et Sellum, filii Bala
-14 Porro filius Manasse, Esriel
-15 Machir autem accepit uxores filiis suis
-16 Peperit Maacha uxor Machir filium
Et filii ejus Ulam et Recen
-17 Filius autem Ulam, Badan : hi sunt filii Galaad, filii Machir, filii Manasse
-19 Erant autem filii Semida, Ahin, et Sechem
-20 Filii autem Ephraïm : Suthala, Bared filius ejus, Thahath filius ejus, Elada filius ejus, Thahath filius ejus, hujus filius Zabad
-21 Et hujus filius Suthala, et hujus filius Ezer et Elad
-23 Peperit filium, et vocavit nomen ejus Beria
-25 Porro filius ejus Rapha, et Reseph, et Thale
-26 Hujus quoque filius Ammiud, qui genuit Elizama
-27 De quo ortus est Nun, qui habuit filium Josue
-29 Juxta filios quoq. Manasse, Bethsan et filias
In his habitaverunt filii Joseph, filii Israël
-30 Filii Aser : Jemna, et Jesua, et Jessui
-31 Filii autem Baria : Heber et Melchiel
-33 Filii Jephlat : Phosech, et Chamaal, et Asoth : hi filii Jephlat
-34 Porro filii Somer : Ahi, et Roaga, et Haba
-35 Filii autem Helem fratris ejus
-36 Filii Supha : Sue, Harnapher, et Sual
-38 Filii Jether : Jephone, et Phaspha, et Ara
-39 Filii autem Olla : Aree, et Haniel, et Resia
-40 Omnes hi filii Aser, principes cognationum
8- 3 Fueruntque filii Bale : Addar, et Gera, et Abiud
- 6 Hi sunt filii Ahod, principes cognationum
-10 Hi sunt filii ejus, principes in familiis suis
-12 Porro filii Elphaal : Heber, et Misaam
-16 Et Jespha, et Joha, filii Baria
-18 Et Jezlia, et Jobab, filii Elphaal
-21 Adaïa, et Baraïa, et Samarath, filii Semeï
-25 Et Jephdaïa, et Phanuel, filii Sesac
-27 Et Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham
-30 Filiusque ejus primogenitus Abdon, et Sur
-34 Filius autem Jonathan, Meribbaal
-35 Filii Micha, Phithon, et Melech, et Tharaa
-37 Mosa genuit Baana, cujus filius fuit Rapha
-38 Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus
Omnes hi filii Asel
-39 Filii autem Esec fratris ejus, Ulam
-40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi
Multos habentes filios ac nepotes
Omnes hi, filii Benjamin
9- 3 Commorati sunt in Jerusalem de filiis Juda, et de filiis Benjamin, de filiis quoque Ephraïm et Manasse
- 4 Othei filius Ammiud, filii Amri, filii Omraï, filii Bonni, de filiis Phares filii Juda
- 5 Et de Siloni : Asaïa primogenitus, et filii ejus
- 6 De filiis a. Zara : Jehuel, et fratres eorum
- 7 Porro de filiis Benjamin : Salo filius Mosollam, filii Oduia, filii Asana
- 8 Et Jobania filius Jeroham : et Ela filius Ozi, filii Mochori : et Mosollam filius Saphatiæ, filii Rahuël, filii Jebaniæ
-11 Azarias quoque filius Helciæ, filii Mosollam, filii Sadoc, filii Maraïoth, fil.i Achitob, pontifex domus Dei
-12 Porro Adaïas filius Jeroham, filii Phassur, filii Melchiæ : et Maasaï filius Adiel, filii Jezra, filii Mosollam, filii Mosollamith, filii Emmer
-14 De Levitis autem : Semeïa filius Hassub, filii Ezricam, filii Hasebia, de filiis Merari
-15 Bacbacar quoque carpentarius, et Galal, et Mathania filius Micha, filii Zechri, filii Asaph
-16 Et Obdia filius Semeïæ, filii Galal, filii Idithun : et Barachia filius Asa, filii Elcana
-18 Observabant per vices suas de filiis Levi
-19 Sellum vero filius Core, filii Abiasaph, filii Core, cum fratribus suis
-20 Phinees autem filius Eleazari, erat dux
-21 Porro Zacharias filius Mosollamia

1 *Par.* 9-23 Tam ipsos quam filios eorum, in ostiis
-30 Filii autem sacerdotum unguenta ex aromatibus conficiebant
-32 Porro de filiis Caath fratribus eorum
-36 Filius primogenitus ej. Abdon, et Sur, et Cis
-40 Filius autem Jonathan, Meribbaal
-41 Porro filii Micha, Phithon, et Melech
-43 Cujus filius Raphaïa, genuit Elasa
-44 Porro Asel sex filios habuit
Hi sunt filii Asel
10- 2 Persequentes Saül et filios ejus, percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua, filios Saül
- 6 Interiit ergo Saül, et tres filii ejus
- 7 Et Saül ac filii ejus mortui, dereliquerunt
- 8 Invenerunt Saul et filios ejus jacentes
-12 Tulerunt cadavera Saül et filiorum ejus
-14 Transtulit regnum ejus ad David filium Isaï
11- 6 Ascendit igitur primus Joab filius Sarviæ
-11 Jesbaam filius Hachamoni princeps
-12 Et post eum Eleazar filius patrui ejus
-22 Banaïas filius Joïadæ viri robustissimi
-24 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ
-26 Elchanan filius patrui ejus de Bethlehem
-28 Ira filius Acces Thecuites
-30 Heled filius Baana Netophathites
-31 Ethaï filius Ribaï de Gabaath filiorum Benjamin
-33 Filii Assem Gezonites, Jonathan filius Sage Ararites
-34 Ahiam filius Sachar Aarites
-35 Eliphal filius Ur
-37 Hesro Carmelites, Naaraï filius Asbaï
-38 Joel frater Nathan, Mibahar filius Agaraï
-39 Naaraï Berothites armiger Joab filii Sarviæ
-41 Urias Hethæus, Zabad filius Oholi
-42 Adina filius Siza Rubenites princeps
-43 Hanan filius Maacha, et Josaphat
-44 Samma et Jehiel filii Hotham
-45 Jedihel filius Samri, et Joha frater ejus
-46 Jeribaï et Josaïa filii Elnaëm
12- 1 Cum adhuc fugeret Saül, filium Cis
- 3 Princeps Ahiezer et Joas, filii Samaa
Jaziel et Phallet filii Azmoth
- 7 Joëla quoque et Zabadia, filii Jeroham de Gedor
-14 Hi de filiis Gad principes exercitus
-18 Tui sumus, o David, et tecum, fili Isaï ?
-24 Filii Juda portantes clypeum et hastam
-25 De filiis Simeon, virorum fortissimorum
-26 De filiis Levi, quatuor millia sexcenti
-29 De filiis autem Benjamin fratribus Saül
-30 Porro de filiis Ephraïm viginti millia
-32 De filiis quoque Issachar viri eruditi
-37 Trans Jordanem a. de filiis Ruben, et de Gad
14- 3 Genuitque filios et filias
15- 4 Necnon et filios Aaron et Levitas
- 5 De filiis Caath, Uriel princeps fuit
- 6 De filiis Merari, Asaïa princeps
- 7 De filiis Gersom, Joël princeps
- 8 De filiis Elisaphan, Semeïas princeps
- 9 De filiis Hebron, Eliel princeps
-10 De filiis Oziel, Aminadab princeps
-15 Et tulerunt filii Levi arcam Dei
-17 Constitueruntque Levitas : Heman filium Joël, et de fratribus ejus, Asaph filium Barachiæ : de filiis vero Merari, fratribus eorum, Ethan filium Casaïæ
16-13 Filii Jacob electi ejus
-38 Et Obededom filium Idithun, et Hosa, constituit janitores
-42 Filios autem Idithun fecit esse portarios
17- 9 Nec filii iniquitatis atterent eos
-11 Suscitabo semen tuum post te, quod erit de filiis tuis
-13 Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium
18-10 Misit Aduram filium suum ad regem David
-11 Cum... auro quod tulerat ex.. filiis Ammon
-12 Abisaï vero filius Sarviæ percusserat Edom
-15 Porro Joab filius Sarviæ erat super exercitum
Et Josaphat filius Ahilud a commentariis
-16 Sadoc autem filius Achitob, et Ahimelech filius Abiathar, sacerdotes
-17 Banaïas quoque filius Joïadæ super legiones
Porro filii David, primi ad manum regis
19- 1 Accidit a. ut moreretur Naas rex filiorum Ammon, et regnavit filius ejus pro eo
- 2 Faciam misericordiam cum Hanon filio Naas
Cum pervenissent in terram filiorum Ammon
- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon

1 *Par.* 19- 6 Videntes a. filii Ammon, quod injuriam fecissent David
- 7 Filii quoque Ammon congregati de urbibus
- 9 Egressique filii Ammon, direxerunt aciem
-11 Et perrexerunt contra filios Ammon
-12 Si autem superaverint te filii Ammon
-15 Porro filii Ammon videntes quod fugisset Syrus
-19 Noluitque ultra Syria auxilium præbere filiis Ammon
20- 1 Joab... vastavit terram filiorum Ammon
- 3 Sic fecit David cunctis urbibus filiorum Ammon
- 5 in quo percussit Adeodatus filius Saltus Bethlehemites
- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa fratris David
Hi sunt filii Rapha in Geth, qui ceciderunt
21-20 Quatuorq. filii ejus cum eo, absconderunt se
22- 5 Salomon filius meus puer parvulus est
- 6 Vocavitque Salomonem filium suum
- 7 Fili mi, voluntatis meæ fuit ut ædificarem
- 9 Filius qui nascetur tibi, erit vir quietissimus
-10 Et ipse erit mihi in filium
-11 Nunc ergo, fili mi, sit Dominus tecum
-17 Ut adjuvarent Salomonem filium suum
23- 1 Regem constituit Salomonem, filium suum, super Israël
- 6 Distribuit eos David per vices filiorum Levi
- 7 Filii Gerson : Leedan et Semeï
- 8 Filii Leedan : principes Jahiel, et Zethan
- 9 Filii Semeï : Salomith, et Hosiel, et Aran
-10 Porro filii Semeï : Leheth, et Ziza, et Jaüs, et Baria : isti filii Semeï, quatuor
-11 Jaüs et Baria non habuerunt plurimos filios
-12 Filii Caath : Amram et Isaar, Hebron
-13 Filii Amram : Aaron et Moyses. Separatusque est Aaron ut ministraret in Sancto sanctorum, ipse et filii ejus in sempiternum
-14 Moysi... filii annumerati sunt in tribu Levi
-15 Filii Moysi : Gersom et Eliezer
-16 Filii Gersom : Subuël primus
-17 Fuerunt autem filii Eliezer : Rohobia primus : et non erant Eliezer filii alii. Porro filii Rohobia multiplicati sunt nimis
-18 Filii Isaar : Salomith primus
-19 Filii Hebron : Jeriaü primus, Amarias
-20 Filii Oziel : Micha primus, Jesia secundus
-21 Filii Merari : Moholi et Musi
Filii Moholi : Eleazar et Cis
-22 Mortuus est autem Eleazar, et non habuit filios, sed filias, acceperuntque eas filii Cis fratres earum
-23 Filii Musi : Moholi, et Eder, et Jerimoth
-24 Hi filii Levi in cognationibus et familiis s.
-27 Supputabitur numerus filiorum Levi
-28 Et erunt sub manu filiorum Aaron
-32 Custodiant.. observationem filiorum Aaron
24- 1 Porro filiis Aaron hæ partitiones erant : Filii Aaron : Nadab, et Abiu, et Eleazar, et Ithamar
- 3 Et divisit eos David, id est, Sadoc de filiis Eleazari, et Ahimelech de filiis Ithamar
- 4 Inventique sunt multo plures filii Eleazar in principibus viris, quam filii Ithamar
Divisit autem eis, hoc est, filiis Eleazar, principes per familias sedecim : et filiis Ithamar per familias et domos suas octo
- 5 Tam de filiis Eleazar, quam de filiis Ithamar
- 6 Descripsitq. eos Semeïas filius Nathanaël
Coram... Ahimelech filio Abiathar
-20 Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant, de filiis Amram erat Subaël, et de filiis Subaël, Jehedeïa
-21 De filiis quoque Rohobiæ princeps Jesias
-22 Isaari vero filius Salemoth, filiusque Salemoth Jahath :
-23 Filiusque ejus Jeriaü primus, Amarias
-24 Filius Oziel, Micha : filius Micha, Samir
-25 Filiusque Jesiæ, Zacharias
-26 Filii Merari : Moholi et Musi. Filius Oziaü: Benno
-27 Filius quoque Merari : Oziaü, et Soam, et Zachur
-28 Porro Moholi filius : Eleazar, qui non habebat liberos
-29 Filius vero Cis, Jerameel
-30 Filii Musi : Moholi, Eder, et Jerimoth : isti filii Levi
-31 Miseruntque et ipsi sortes contra fratres suas filios Aaron
25- 1 Segregaverunt in ministerium filios Asaph
- 2 De filiis Asaph : Zacchur, et Joseph, et Nathania, et Asarela, filii Asaph

1 *Par.* 25- 3 Porro Idithun : filii Idithun, Godolias
- 4 Filii Heman, Bocciaü, Mathaniaü, Oziel
- 5 Omnes isti filii Heman Videntis regis
Deditque Deus Heman filios quatuordecim
- 9 Secunda Godoliæ

Egressaque est sors ... filiis et fratribus ejus duodecim

-10 Tertia Zachur
-11 Quarta Isari
-12 Quinta Nathaniæ
-13 Sexta Bocciaü
-14 Septima Isreela
-15 Octava Jesaiæ
-16 Nona Mathaniæ
-17 Decima Semeiæ
-18 Undecima Azareel
-19 Duodecima Hasabiæ
-20 Tertia decima Subaël
-21 Quarta decima Mathathiæ
-22 Quinta decima Jerimoth
-23 Sexta decima Hananiæ
-24 Septima decima Jesbacassæ
-25 Octava decima Hanani
-26 Nona decima Mellothi
-27 Vigesima Eliatha
-28 Vigesima prima Othir
-29 Vigesima secunda Geddelthi
-30 Vigesima tertia Mahazioth
-31 Vigesima quarta Romemthiezer
26- 1 De Coritis Meselemia, filius Core, de filiis Asaph
- 2 Filii Meselemiæ : Zacharias primogenitus
- 4 Filii a. Obededom : Semeïas primogenitus
- 6 Semeï a. filio ejus nati sunt filii, præfecti
- 7 Filii ergo Semeïæ : Othni, et Raphaël, et Obed
- 8 Omnes hi, de filiis Obededom : ipsi, et filii, et fratres eorum fortissimi
- 9 Porro Meselemiæ filii, et fratres eorum robustissimi
-10 De Hosa autem, id est, de filiis Merari
-11 Omnes hi filii, et fratres Hosa, tredecim
-14 Porro Zachariæ filio ejus, viro prudentissimo
-15 Obededom vero et filiis ejus ad Austrum
-19 Hæ sunt divisiones janitorum, filiorum Core et Merari
-21 Filii Ledan, filii Gersonni : de Ledan
-22 Filii Jehieli : Zathan et Joel fratres ejus
-24 Subaël autem filius Gersom, filii Moysi, præpositus thesauris
-25 Frater quoque ejus Eliezer, cujus filius Rahabia, et hujus filius Isaïas, et hujus filius Joram, hujus quoque filius Zechri, et hujus filius Selemith
-28 Et Saül filius Cis, et Abner filius Ner, et Joab filius Sarviæ
-29 Isaaritis vero præerat Chonenias, et filii ej.
27- 1 Filii a. Israël secundum numerum suum
- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam præerat filius Zabdiel
- 3 De filiis Phares, princeps cunctorum
- 5 Dux... erat Banaïas filius Joïadæ sacerdos
- 6 Præerat autem turmæ ipsius Amizabad filius ejus
- 7 Et Zabadias filius ejus post eum
- 9 Hira filius Acces Thecuites
-10 Helles Phallonites de filiis Ephraïm
-12 Abiezer Anathothites de filiis Jemini
-14 Banaïas Pharathonites de filiis Ephraïm
-16 Præerant.. Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri : Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha
-17 Levitis, Hasabias filius Camuël
-18 Issachar, Amri filius Michael
-19 Zabulonitis, Jesmaïas filius Abdiæ : Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel
-20 Filiis Ephraïm, Osee filius Ozaziu : dimidiæ tribui Manasse, Joel filius Phadaïæ
-21 Dimidiæ tribui Manasse in Galaad, Jaddo filius Zachariæ : Benjamin autem, Jasiel filius Abner
-22 Dan vero, Ezrihel filius Jeroham : hi principes filiorum Israël
-24 Joab filius Sarviæ cœperat numerare
-25 Super thesauros autem regis fuit Azmoth filius Adiel
In turribus præsidebat Jonathan filius Oziæ
-26 Operi autem rustico... præerat Ezri filius Chelub
-29 Super boves in vallibus, Saphat filius Adli
-32 Ipse et Jahiel filius Hachamoni erant cum filiis regis
-34 Post Achitophel fuit Joïada filius Banaïæ
28- 1 Convocavit igitur David... filiosque suos
- 4 Et de filiis patris mei, placuit ei ut me eligeret regem

1 *Par.* 28- 5 Sed et de filiis meis (filios enim mihi multos dedit Dominus) elegit Salomonem filium
- 6 Salomon filius tuus ædificabit domum meam
Ipsum enim elegi mihi in filium
- 8 Et relinquatis eam filiis vestris post vos
- 9 Tu autem, Salomon fili mi, scito Deum
-11 Dedit a. David Salomoni filio suo descript.
-20 Dixit quoque David Salomoni filio suo
29- 1 Salomonem filium meum unum elegit Deus
-19 Salomoni q. filio meo da cor perfectum
-22 Unxerunt secundo Salomonem filium David
-24 Cuncti filii regis David dederunt manum
-26 Igitur David filius Isaï regnavit
-28 Et regnavit Salomon filius ejus pro eo
2 *Par.* 1- 1 Confortatus est ergo Salomon filius David in regno suo
- 5 Altare quoque æneum, quod fabricatus fuerat Beseleel filius Uri filii Hur, ibi erat
2-12 Dedit David regi filium sapientem
-14 Filium mulieris de filiabus Dan
5- 2 Congregavit... capita familiarum de filiis Israël
-10 Quando legem dedit Dominus filiis Israël
-12 Filii, et fratres eorum, vestiti byssinis
6- 9 Non tu ædificabis domum, verum filius tuus
-11 Pactum Domini quod pepigit cum filiis Isr.
-16 Ita tamen si custodierint filii tui vias suas
-30 (Tu e. solus nosti corda filiorum hominum)
7- 3 Sed et omnes filii Israël videbant descendentem ignem
8- 2 Ædificavit, et habitare ibi fecit filios Israël
- 8 De filiis eorum, et de posteris, quos non interfecerant filii Israël
- 9 Porro de filiis Israël non posuit ut servirent
9-29 Contra Jeroboam filium Nabat
-31 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
10- 2 Quod cum audisset Jeroboam filius Nabat
-15 Ad Jeroboam filium Nabat
-16 Neque hæredita. in filio Isaï
-17 Super filios autem Israël, qui habitabant
-18 Et lapidaverunt eum filii Israel
11- 3 Loquere ad Roboam filium Salomonis
-17 Confirmaverunt Roboam filium Salomonis
-18 Duxit.. Mahalath filiam Jerimoth filii David
Abihaïl quoque filiam Eliab filii Isaï
-19 Quæ peperit ei filios, Jehus, et Somoriam
-21 Genuit viginti octo filios, et sexaginta filias
-22 Constituit vero in capite, Abiam filium Maacha, ducem
-23 Fuit et potentior super omnes filios ejus
12-16 Et regnavit Abia filius ejus pro eo
13- 5 Ipsi et filiis ejus in pactum salis
- 6 Et surrexit Jeroboam filius Nabat, servus Salomonis filii David
- 7 Congregatique sunt ad eum... filii Belial : et prævaluerunt contra Roboam filium Salomonis
- 9 Et ejecistis sacerdotes Domini, filios Aaron
-10 Sacerdote q. ministrant Do. de filiis Aaron
-12 Filii Israel, nolite pugnare contra Dominum
-16 Fugeruntque filii Israël Judam
-18 Humiliatiq. sunt filii Isr. in tempore illo, et vehementissime confortati sunt filii Juda
-21 Procreavitque (*Abia*) viginti duos filios
14- 1 Regnavitque Asa filius ejus pro eo
15- 1 Azarias a. filius Obed, facto in se Spiritu Dei
- 8 Quod cum audisset Asa, verba.... Azariæ filii Obed prophetæ
17- 1 Regnavit autem Josaphat filius ejus pro eo
-16 Amasias filius Zechri, consecratus Domino
18- 7 Est autem Michæas filius Jemla
- 8 Dixit ei : Voca cito Michæam filium Jemla
-10 Sedecias vero filius Chanaana fecit sibi cornua ferrea
-23 Accessit autem Sedecias filius Chanaana
-25 Ducite eum... et ad Joas filium Amelech
19- 2 Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns
-11 Porro Zabadias filius Ismahel, qui est dux
20- 1 Congregati sunt filii Moab, et filii Ammon
-10 Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab
-14 Erat a. Jahaziel filius Zachariæ, filii Banaïæ, filii Jehiel, filii Mathaniæ, Levites de filiis Asaph
-19 Porro Levitæ de filiis Caath et de filiis Core, laudabant Dominum
-22 Filiorum scilicet Ammon, et Moab
-23 Namq. filii Ammon et Moab consurrexerunt
-34 Scripta sunt in verbis Jehu filii Hanani
-37 Prophetavit autem Eliezer filius Dodaü de Maresa
21- 1 Regnavitque Joram filius ejus pro eo
- 2 Qui habuit fratres, filios Josaphat
Omnes hi, filii Josaphat regis Juda
- 7 Quia promiserat ut daret ei lucernam, et filiis ejus

2 *Par.* 21-14 Cum populo tuo, et filiis, et uxoribus tuis
-17 Insuper et filios ejus, et uxores
Nec remansit ei filius, nisi Joachaz
22- 1 Constituerunt... Ochoziam, filium ejus minimum, regem pro eo
Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 5 Et perrexit cum Joram filio Achab rege Isr.
- 6 Igitur Ochozias filius Joram, rex Juda
Descendit ut inviseret Joram filium Achab
- 7 Cum... egrederetur cum eo adversum Jehu filium Namsi
- 8 Invenit principes.. et filios fratrum Ochoziæ
- 9 Sepelierunt eum : eo quod esset filius Josaphat
-10 Videns quod mortuus esset filius suus, surrexit
-11 Josabeth filia regis tulit Joas filium Ochoziæ
Et furata est eum de medio filiorum regis
23- 1 Assumpsit centuriones, Azariam videlicet filium Jeroham
- 3 Ecce filius regis regnabit, sicut locutus est Dominus super filios David
-11 Eduxerunt filium regis, et imposuerunt ei diadema
Unxit q. illum Joïada pontifex, et filii ejus
24- 3 Accepit autem ei Joïada uxores duas, e quibus genuit filios et filias
- 7 Athalia enim impiissima, et filii ejus
-20 Induit Zachariam filium Joïadæ sacerdotem
-22 Sed interfecit filium ejus
-25 In ultionem sanguinis filii Joïadæ sacerdotis
-26 Insidiati vero sunt ei Zabad filius Semmaath
Et Jozabad filius Semarith Moabitidis
-27 Porro filii ejus, ac summa pecuniæ quæ adunata fuerat
Regnavit autem Amasias filius ejus pro eo
25- 4 Sed filios eorum non interfecit, sicut scriptum est... Non occidentur patres pro filiis, neque filii pro patribus suis
- 7 Non est enim Dominus cum Israël et cunctis filiis Ephraïm
-11 Percussitque filios Seïr decem millia
-12 Et alia decem millia... ceperunt filii Juda
-14 Et allatos deos filiorum Seïr, statuit illos in deos sibi
-17 Amasias... misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu
-18 Dicens : Da filiam tuam filio meo uxorem
-23 Filium Joas filii Joachaz, cepit Joas rex Isr.
-24 Et filios obsidum reduxit in Samariam
-25 Vixit autem Amasias filius Joas rex Juda
26- 1 Populus Juda filium ejus Oziam... constituit regem
-18 Sed sacerdotum, hoc est, filiorum Aaron
-21 Porro Joatham filius ejus rexit domum regis
-22 Scripsit Isaïas filius Amos, propheta
-23 Regnavitque Joatham filius ejus pro eo
27- 5 Ipse pugnavit contra regem filiorum Ammon
Et vicit eos, dederuntque ei filii Ammon
Hæc ei præbuerunt filii Ammon in anno secundo et tertio
- 9 Et regnavit Achaz filius ejus pro eo
28- 3 Et lustravit filios suos in igne, juxta ritum gentium quas interfecit Dominus in adventu filiorum Israel
- 6 Occiditque Phacee, filius Romeliæ, de Juda
- 7 Occidit... Maasiam filium regis, et Ezricam
- 8 Ceperuntque filii Israel de fratribus suis
-10 Insuper filios Juda et Jerusalem
-12 Steterunt itaque viri de principibus filiorum Ephraïm, Azarias filius Johanan, Barachias filius Mosollamoth, Ezechias filius Sellum, et Amasa filius Adali, contra eos
-27 Regnavitque Ezechias filius ejus pro eo
29- 9 Filii nostri, et filiæ nostræ, et conjuges captivæ ductæ sunt
-11 Filii mei, nolite negligere : vos elegit Dominus
-12 Surrexerunt ergo Levitæ ; Mahath filius Amasaï, et Joël filius Azariæ, de filiis Caath. Porro de filiis Merari, Cis filius Abdi, et Azarias filius Jalaleel. De filiis autem Gersom, Joah filius Zemma, et Eden filius Joah
-13 At vero de filiis Elisaphan, Samri et Jahiel. De filiis quoque Asaph, Zacharias et Mathanias
-14 Necnon de filiis Heman, Jahiel et Semeï : sed et de filiis Idithun, Semeïas et Oziel
-21 Dixitque sacerdotibus filiis Aaron
30- 6 Filii Israël, revertimini ad Dominum
- 9 Fratres vestri et filii habebunt misericordiam
-21 Feceruntque filii Israël, qui inventi sunt in Jerusalem, solemnitatem

2 *Par.* 30-26 Qualis a diebus Salomonis filii David... non fuerat
31- 1 Reversique sunt omnes filii Israël in possessiones
- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël
- 6 Sed et filii Israël et Juda qui habitabant
-14 Core vero filius Jemna Levites et janitor
-19 Sed et filiorum Aaron... dispositi erant viri
32-20 Oraverunt.. et Isaias filius Amos prophetes
-21 Filii qui egressi fuerant de utero ejus, interfecerunt eum
-32 Scripta sunt in visione Isaiæ filii Amos
-33 Sepelierunt eum super sepulcra filiorum David
Regnavitque Manasses filius ejus pro eo
33- 2 Quas subvertit Dominus coram filiis Israël
- 6 Transireque fecit filios suos per ignem
- 7 Et ad Salomonem filium ejus, dicens
- 9 Gentes quas subverterat Dominus a facie filiorum Israël
-20 Regnavitque pro eo filius ejus Amon
-25 Constituit regem Josiam filium ejus pro eo
34- 8 Misit Saphan filium Eseliæ, et Maasiam
-12 Jahath et Abdias de filiis Merari
-20 Abicam filio Saphan, et Abdon filio Micha
-22 Ad Oldam prophetidem, uxorem Sellum filii Thecuath, filii Hasra
-33 De universis regionibus filiorum Israël
35- 3 Quod ædificavit Salomon filius David rex
- 4 Sicut... et descripsit Salomon filius ejus
-14 Sacerdotibus filiis Aaron paraverunt noviss.
-15 Cantores filii Asaph stabant in ordine suo
-17 Feceruntq. filii Israël, qui reperti fuerant ibi
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz filium Josiæ
- 8 Regnavit autem Joachin filius ejus pro eo
-20 Ductus in Babylonem, servivit regi et filiis
1 *Esdr.* 1- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum per manum Mithridatis filii Gazabar
2- 1 Hi sunt autem provinciæ filii qui ascenderunt de captivitate
- 3 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta
- 4 Filii Sephatia, trecenti septuaginta duo
- 5 Filii Area, septingenti septuaginta quinque
- 6 Filii Phahathmoab, filiorum Josuë: Joab, duo millia octingenti duodecim
- 7 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta quatuor
- 8 Filii Zethua, nongenti quadraginta quinque
- 9 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-10 Filii Bani, sexcenti quadraginta duo
-11 Filii Bebaï, sexcenti viginti tres
-12 Filii Azgad, mille ducenti viginti duo
-13 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta sex
-14 Filii Beguaï, duo millia quinquaginta sex
-15 Filii Adin, quadringenti quinquaginta quatuor
-16 Filii Ather, qui erant ex Ezechia, nonaginta octo
-17 Filii Besaï, trecenti viginti tres
-18 Filii Jora, centum duodecim
-19 Filii Hasum, ducenti viginti tres
-20 Filii Gebbar, nonaginta quinque
-21 Filii Bethlehem, centum viginti tres
-24 Filii Azmaveth, quadraginta duo
-25 Filii Cariathiarim, Cephira et Beroth, septingenti quadraginta tres
-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
-29 Filii Nebo, quinquaginta duo
-30 Filii Megbis, centum quinquaginta sex
-31 Filii Ælam alterius, mille ducenti quinquaginta quatuor
-32 Filii Harim, trecenti viginti
-33 Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti viginti quinque
-34 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-35 Filii Senaa, tria millia sexcenti triginta
-36 Sacerdotes: Filii Jadaïa in domo Josuë, nongenti septuaginta tres
-37 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
-38 Filii Pheshur, mille ducenti quadraginta septem
-39 Filii Harim, mille decem et septem
-40 Levitæ: Filii Josuë et Cedmihel filiorum Odoviæ septuaginta quatuor
-41 Cantores: Filii Asaph, centum viginti octo
-42 Filii janitorum: filii Sellum, filii Ater, filii Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï, universi centum triginta novem
-43 Nathinæi: filii Siba, filii Hasupha, filii Tabbaoth
-44 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon
-45 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub
-46 Filii Hagab, filii Semlaï, filii Hanan
-47 Filii Gaddel, filii Gaber, filii Raaïa
-48 Filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam

1 *Esdr.* 2-49 Filii Aza, filii Phasea, filii Besee
-50 Filii Asena, filii Munim, filii Nephusim
-51 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur
-52 Filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa
-53 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema
-54 Filii Nasia, filii Hatipha
-55 Filii servorum Salomonis, filii Sotaï, filii Sopheret, filii Pharuda
-56 Filii Jala, filii Dercon, filii Geddel
-57 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth, qui erant de Asebaïm, filii Ami
-58 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salomonis, trecenti nonaginta duo
-60 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda, sexcenti quinquaginta duo
-61 Et de filiis sacerdotum: filii Hobia, filii Accos, filii Berzellaï, qui accepit de filiabus Berzellaï
3- 1 Et erant filii Israël in civitatibus suis
- 2 Surrexit Josuë filius Josedec, et fratres ejus
- 8 Cœperunt Zorobabel filius Salathiel, et Josuë filius Josedec, et reliqui de fratribus
- 9 Stetitque Josuë et filii ejus, et fratres ejus Cedmihel et filii ejus, et filii Juda
Filii Henadad, et filii eorum, et fratres
-10 Et Levitæ filii Asaph in cymbalis
4- 1 Quia filii captivitatis ædificarent templum
5- 1 Et Zacharias filius Addo, prophetantes ad Judæos
- 2 Tunc surrexerunt Zorobabel filius Salathiel
Et Josuë filius Josedec, et cœperunt ædificare templum
6-10 Orentque pro vita regis, et filiorum ejus
-14 Juxta prophetiam Aggæi prophetæ, et Zachariæ filii Addo
-16 Fecerunt autem filii Israël, sacerdotes
Reliqui filiorum transmigrationis
-19 Fecerunt autem filii Israel transmigrationis, Pascha
-20 Universis filiis transmigrationis
-21 Et comederunt filii Israel qui reversi fuerant
7- 1 Post hæc a. verba... Esdras filius Saraïæ, filii Azariæ, filii Helciæ
- 2 Filii Sellum, filii Sadoc, filii Achitob
- 3 Filii Amariæ, filii Azariæ, filii Maraïoth
- 4 Filii Zarahiæ, filii Ozi, filii Bocci
- 5 Filii Abisuë, filii Phinees, filii Eleazar, filii Aaron sacerdotis ab initio
- 7 Et ascenderunt de filiis Israël
Et de filiis sacerdotum, et de filiis Levitarum
-23 Ne forte irascatur contra regnum regis et filiorum ejus
8- 2 De filiis Phinees, Gersom. De filiis Ithamar, Daniel. De filiis David, Hattus
- 3 De filiis Secheniæ, filiis Pharos, Zacharias
- 4 De filiis Phahathmoab, Elioënaï filius Zarehe
- 5 De filiis Secheniæ, filius Ezechiel
- 6 De filiis Adan, Abed filius Jonathan
- 7 De filiis Alam, Isaïas filius Athaliæ
- 8 De filiis Saphatiæ, Zebedia filius Michaël
- 9 De filiis Joab, Obedia filius Jahiel
-10 De filiis Selomith, filius Josphiæ
-11 De filiis Bebaï, Zacharias filius Bebaï
-12 De filiis Azgad, Johanan filius Eccetan
-13 De filiis Adonicam, qui erant novissimi
-14 De filiis Begui, Uthaï et Zachur
-15 Quæsivique... in sacerdotibus de filiis Levi
-18 Adduxerunt nobis... virum doctissimum de filiis Moholi, filii Levi, filii Israël, et Sarabiam et filios ejus
-19 Et Hasabiam, et cum eo Isaïam de filiis Merari, fratresque ejus et filios ejus viginti
-21 Et peteremus ab eo viam rectam nobis et filiis nostris
-33 Per manum Meremoth filii Uriæ sacerdotis, et cum eo Eleazar filius Phinees, cumque eis Jozabed filius Josuë, et Noadaïa filius Bennoï Levitæ
-35 Qui venerant de captivitate filii transmigrationis
9- 2 Tulerunt e. de filiabus eorum sibi et filiis suis
-12 Filias vestras ne detis filiis eorum
Et filias eorum ne accipiatis filiis vestris
Et hæredes habeatis filios vestros usque in sæculum
10- 2 Et respondit Sechenias filius Jehiel de filiis Ælam, et dixit Esdræ
- 6 Et abiit ad cubiculum Johanan filii Eliasib
- 7 Et in Jerusalem omnibus filiis transmigrationis
-15 Igitur Jonathan filius Azahel, et Jaasia filius Thecuë
-16 Feceruntque sic filii transmigrationis
-18 Et inventi sunt de filiis sacerdotum

1 *Esdr.* 10-18 De filiis Josuë filii Josedec, et fratres ejus
-20 Et de filiis Emmer, Hanani, et Zebedia
-21 De filiis Harim, Maasia, et Elia, et Semeïa
-22 De filiis Pheshur, Elioënaï, Maasia, Ismaël
-23 Et de filiis Levitarum, Jozabed, et Semeï
-25 De filiis Pharos, Remeïa, et Jezia
-26 Et de filiis Ælam, Mathania, Zacharias
-27 Et de filiis Zethua, Elioënaï, Eliasib
-28 Et de filiis Bebaï, Johanan, Hanania
-29 Et de filiis Bani, Mosollam, et Melluch
-30 De filiis Phahathmoab, Edna, et Chalal
-31 Et de filiis Herem, Eliezer, Josuë, Melchias
-33 Et de filiis Hasom, Mathanaï, Mathatha
-34 De filiis Bani, Maaddi, Amram, et Vel
-43 De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, Zabad
-44 Fuerunt ex eis mulieres, quæ pepererant filios
2 *Esdr.* 1- 1 Verba Nehemiæ filii Helchiæ
- 6 Quam ego oro... pro filiis Israël servis tuis
Et confiteor pro peccatis filiorum Israël
2-10 Qui quæreret prosperitatem filiorum Israël
3- 2 Et juxta eum ædificavit Zachur filius Amri
- 3 Portam a. Piscium ædificaverunt filii Asnaa
Et juxta eos ædificavit Marimuth filius Uriæ, filii Accus
- 4 Et juxta eum ædificavit Mosollam filius Barachiæ, filii Mesezebel
Et juxta eos ædificavit Sadoc filius Baana
- 6 Et portam Veterem ædificaverunt Joïada filius Phasea, et Mosollam filius Besodia
- 8 Et juxta eum ædificavit Eziel filius Araïa aurifex: et juxta eum ædificavit Ananias filius pigmentarii
- 9 Juxta eum ædificavit Raphaïa filius Hur
-10 Juxta eum ædificavit Jedaïa filius Haromaph
Juxta eum ædificavit Hattus filius Hasebonîæ
-11 Mediam partem vici ædificavit Melchias filius Herem, et Hasub filius Phahathmoab
-12 Juxta eum ædificavit Sellum filius Alohes
-14 Portam Sterquilinii ædificavit Melchias filius Rechab
-15 Portam Fontis ædificavit Sellum filius Cholhoza
-16 Post eum ædificavit Nehemias filius Azboc
-17 Post eum ædificaverunt Levitæ, Rehum filius Benni
-18 Post eum ædificaver... Bavaï filius Enadad
-19 Et ædificavit juxta eum Azer filius Josuë
-20 In monte ædificavit Baruch filius Zachaï
-21 Post eum ædificavit Merimuth filius Uriæ filii Haccus
-23 Post eum ædificavit Azarias filius Maasiæ filii Ananiæ
-24 Post eum ædificavit Bennui filius Henadad
-25 Phalel filius Ozi contra flexuram et turrim
Post eum Phadaïa filius Pharos
-29 Post eos ædificavit Sadoc filius Emmer
Post eum ædificavit Semaïa filius Secheniæ
-30 Post eum ædificavit Hanania filius Selemiæ, et Hanun filius Seleph sextus
Post eum ædificavit Mosollam filius Barachiæ
Post eum ædificavit Melchias filius aurificis
4-14 Pugnate pro..filiis vestris, et filiabus vestris
5- 2 Filii nostri, et filiæ nostræ multæ sunt nimis
- 5 Et sicut filii eorum, ita et filii nostri
Ecce nos subjugamus filios nostros
6-10 Ingressus sum domum Semaïæ filii Dalaïæ filii Metabeel secreto
-18 Quia gener erat Secheniæ filii Area
Et Johanan filius ejus acceperat filiam Mosollam filii Barachiæ
7- 6 Isti filii provinciæ, qui ascenderunt de captivitate
- 8 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta duo
- 9 Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo
-10 Filii Area, sexcenti quinquaginta duo
-11 Filii Phahathmoab filiorum Josuë et Joab, duo millia octingenti decem et octo
-12 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta quatuor
-13 Filii Zethua, octingenti quadraginta quinque
-14 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-15 Filii Bannui, sexcenti quadraginta octo
-16 Filii Bebaï, sexcenti viginti octo
-17 Filii Azgad, duo millia trecenti viginti duo
-18 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta septem
-19 Filii Beguaï, duo millia sexaginta septem
-20 Filii Adin sexcenti quinquaginta quinque
-21 Filii Ater, filii Hezeciæ, nonaginta octo

2 *Esdr.* 7-22 Filii Hasem, trecenti viginti octo
-23 Filii Besai, trecenti viginti quatuor
-24 Filii Hareph, centum duodecim
-25 Filii Gabaon, nonaginta quinque
-26 Filii Bethlehem et Netupha, centum octoginta octo
-35 Filii Harem, trecenti viginti
-36 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-37 Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti viginti unus
-38 Filii Senaa, tria millia nongenti triginta

Sacerdotes :

-39 Filii Idaïa in domo Josuë •
-40 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
-41 Filii Phashur, mille ducenti quadraginta septem
-42 Filii Arem, mille decem et septem

Levitæ :

-43 Filii Josuë et Cedmihel, filiorum (44) Oduiæ septuaginta quatuor

Cantores :

-45 Filii Asaph, centum quadraginta octo

Janitores :

-46 Filii Sellum, filii Ater, filii Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï, centum triginta octo

Nathinæi :

-47 Filii Soha, filii Hasupha, filii Tebbaoth
-48 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon, filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmaï
-49 Filii Hanan, filii Geddel, filii Gaher
-50 Filii Raaïa, filii Rasin, filii Necoda
-51 Filii Gezem, filii Aza, filii Phasea
-52 Filii Besai, filii Munim, filii Nephussim
-53 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur
-54 Filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa
-55 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema
-56 Filii Nasia, filii Hatipha
-57 Filii servorum Salomonis, filii Sothaï, filii Sophereth, filii Pharida
-58 Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel
-59 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth, qui erat ortus ex Sabaïm, filio Amon
-60 Omnes Nathinæi et filii servorum Salomonis

Qui... non potuerunt indicare domum patrum suorum :

-62 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda

De sacerdotibus :

-63 Filii Habia, filii Accos, filii Berzellaï
8- 1 Filii autem Israël erant in civitatibus suis
-14 Ut habitent filii Israël in tabernaculis
-17 Non enim fecerant a diebus Josuë filii Nun taliter filii Israël usque ad diem illum
9- 1 Convenerunt filii Israël in jejunio
- 2 Separatum est semen filiorum Israël ab omni filio alienigena
-23 Et multiplicasti filios eorum sicut stellas
-24 Et venerunt filii, et possederunt terram
10- 1 Signatores autem fuerunt... Athersatha filius Hachelaï
-28 Uxores eorum, filii eorum, et filiæ eorum
-30 Et filias eorum non acciperemus filiis nostris
-36 Et primitiva filiorum nostrorum
-38 Erit a. sacerdos filius Aaron cum Levitis
-39 Deportabunt filii Israël, et filii Levi
11- 3 Nathinæi, et filii servorum Salomonis
- 4 Et in Jerusalem habitaverunt de filiis Juda, et de filiis Benjamin

De filiis Juda :

Athaïas filius Aziam, filii Zachariæ

2 *Esdr.* 11- 4 Filii Amariæ, filii Saphatiæ, filii Malaleel

De filiis Phares :

- 5 Maasia filius Baruch, filius Cholhoza
Filius Hazia, filius Adaïa, filius Joiarib
Filius Zachariæ, filius Silonitis
- 6 Omnes hi filii Phares

- 7 Hi sunt autem filii Benjamin :

Sellum filius Mosollam, filius Joëd, filius Phadaïa, filius Colaïa, filius Masia, filius Etheel, filius Isaïa
- 9 Et Joël filius Zechri præpositus eorum
Judas filius Senua super civitatem secundus
-10 De sacerdotibus: Idaïa filius Joarib, Jachin
-11 Saraïa filius Helciæ, filius Mosollam
Filius Sadoc, filius Meraïoth, filius Achitob princeps domus Dei
-12 Et Adaïa filius Jeroham, filius Phelelia, filius Amsi, filius Zachariæ, filius Pheshur, filius Melchiæ
-13 Et Amassaï filius Azreel, filius Ahazi, filius Mosollamoth, filius Emmer
-14 Præpositus eorum Zabdiel filius potentium
-15 Et de Levitis Semeïa filius Hasub, filius Azaricam, filius Hasabia, filius Boni
-17 Et Mathania filius Micha, filius Zebedeï, filius Asaph, princeps ad laudandum
Et Abda filius Samua, filius Galal, filius Idithun
-22 Episcopus Levitarum in Jerusalem, Azzi filius Bani, filius Hasabiæ, filius Mathaniæ, filius Michæ. De filiis Asaph, cantores in ministerio domus Dei
-24 Et Phathahia filius Mesezebel, de filiis Zara filii Juda in manu regis
-25 De filiis Juda habitaverunt in Cariatharbe
-31 Filii a. Benjamin, a Geba, Mechmas, et Haï
12- 1 Ascenderunt cum Zorobabel filio Salathiel
-23 Filii Levi principes familiarum, scripti
Et usque ad dies Jonathan, filii Eliasib
-24 Hasebia, Serebia, et Josuë filius Cedmihel
-26 Hi in diebus Joacim filii Josuë, filii Josedec
-28 Congregati sunt autem filii cantorum
-34 Et de filiis sacerdotum in tubis, Zacharias filius Jonathan, filius Semeïæ, filius Mathaniæ, filius Michaïæ, filius Zechur, filius Asaph
-44 Juxta præceptum David, et Salomonis filii
-46 Et Levitæ sanctificabant filios Aaron
13- 2 Eo quod non occurrerint filiis Isr. cum pane
-13 Et juxta eos Hanan filium Zachur, filium Mathaniæ
-16 Et vendebant in sabbatis filiis Juda
-24 Et filii eorum ex media parte loquebantur Azotice
-25 Ut non darent filias suas filiis eorum
-28 De filiis autem Joïada filii Eliasib sacerdotis magni, gener erat Sanaballat
Tobiæ. 1- 9 Genuitque ex ea filium, nomen suum imponens ei
-11 Cum per captivitatem devenisset cum uxore sua et filio
-18 Cum regnaret Sennacherib filius ejus pro eo
Et filios Israël exosos haberet in conspectu
-21 Iratus multos occideret ex filiis Israël
-23 Tobias vero cum filio suo et cum uxore fugiens
-24 Post dies vero quadraginta quinque occiderunt regem filii ipsius
2- 2 Dixit filio suo : Vade, et adduc aliquos
- 3 Nuntiavit ei, unum ex filiis Israël jugulatum jacere in platea
-18 Quoniam filii sanctorum sumus
3- 9 Amplius ex te non videamus filium
4- 1 Vocavit ad se Tobiam filium suum
- 2 Dixitque ei : Audi, fili mi, verba oris mei
-13 Attende tibi, fili mi, ab omni fornicatione
-21 Indico etiam tibi, fili mi, dedisse me decem talenta
-23 Noli timere, fili mi
5- 7 At ille respondit : Ex filiis Israël
-14 Numquid poteris perducere filium meum
-17 An ipsum mercenarium qui cum filio tuo eat
-18 Ego sum Azarias Ananiæ magni filius
-20 Et sanum tibi reducam filium tuum
-25 Quod videbamus filium nostrum
-26 Noli flere, salvus perveniet filius noster
6-21 Ut filii ex vobis procreentur incolumes
-22 Amore filiorum magis quam libidine ductus
Ut... benedictionem in filiis consequaris

Tobiæ. 7- 7 Benedictio sit tibi, fili mi, quia boni et optimi viri filius es
8- 5 Filii quippe sanctorum sumus
9- 7 Indicavitque ei de Tobia filio Tobiæ omnia
- 9 Benedicat te Deus Israël, quia filius es optimi viri
-11 Et videatis filios vestros, et filios filiorum vestrorum
10- 1 Putas quare moratur filius meus
- 3 Quod..minime reverteretur filius eor. adeos
- 4 Atque dicebat : Heu heu me, fili mi
- 6 Tace, et noli turbari, sanus est filius noster
-11 Et videant oculi mei filios vestros priusquam moriar
11- 6 Et illico agnovit venientem filium suum
Nuntiavit viro suo, dicens : Ecce venit filius
-10 Data manu puero, occurrit obviam filio suo
-17 Et ecce ego video Tobiam filium meum
-18 Ingressa est... Sara uxor filii ejus
12- 1 Tunc vocavit ad se Tobias filium suum
- 5 Et vocantes eum, pater scilicet et filius
-14 Saram uxorem filii tui a dæmonio liberarem
13- 3 Confitemini Domino, filii Israël
-17 Tu autem lætaberis in filiis tuis, quoniam omnes benedicentur
14- 1 Tobias vixit.. et vidit filios nepotum suorum
- 5 In hora autem mortis suæ vocavit ad se Tobiam filium suum
Et septem juvenes filios ejus nepotes suos
-10 Audite ergo, filii mei, patrem vestrum
-11 Et filiis vestris mandate ut faciant justitias
-12 Nunc ergo, filii, audite me, et nolite manere hic
-14 Abscessit ex Ninive cum uxore sua, et filiis, et filiorum filiis
-15 Viditque quintam generationem, filios filiorum suorum
Judith. 2-13 Prædavitque omnes filios Tharsis, et filios Ismaël, qui erant contra faciem deserti
-16 Abduxitque omnes filios Madian
3- 5 Nos, et filii nostri, servi tui sumus
4- 1 Tunc audientes hæc filii Israël
- 7 Et fecerunt filii Israël secundum quod constituerat
5- 1 Quod filii Isr. præpararent se ad resistendum
- 5 Tunc Achior dux omnium filiorum Ammon
-14 In quibus nunquam homo habitare potuit, vel filius hominis requievit
-27 Quis est iste qui filios Israël posse dicat resistere
6- 7 Et traderent eum in manus filiorum Israël
-10 Porro filii Israël descendentes de Bethulia
-11 Ozias filius Micha de tribu Simeon
-13 Ut, dum vicerit filios Israël, tunc... jubeat interire
7- 3 Omnes paraverunt se pariter ad pugnam contra filios Israël
- 4 Filii autem Israël ut viderunt multitudinem
- 8 Sed filii Ammon et Moab accesserunt ad Holofernem, dicentes : Filii Israël non in lancea nec in sagitta confidunt
8- 1 Quæ erat filia Merari, filii Idox, filii Joseph, filii Oziæ, filii Elaï, filii Jamnor, filii Gedeon, filii Raphaïm, filii Achitob, filii Melchiæ, filii Enan, filii Nathaniæ, filii Salathiel, filii Simeon, filii Ruben
-15 Neque sicut filius hominis ad iracundiam
11- 9 Sciunt se offendisse Deum suum filii Israël
15- 3 Videntes itaque filii Israël fugientes
- 4 Filii autem Israël uno agmine persequentes
16- 8 Nec filii Titan percusserunt eum
- 9 In exultatione filiorum Israël
-14 Filii puellarum compunxerunt eos
Esth. 2- 5 Vir Judæus... filius Jaïr, filii Semeï, filii Cis
3- 1 Exaltavit Aman filium Amadathi
-10 Et dedit eum Aman filio Amadathi
5-11 Et exposuit illis magnitudinem divitiarum suarum, filiorumque turbam
9- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ
-12 Interfecerunt... et alios decem filios Aman
-14 Et decem filii Aman suspensi sunt
-24 Aman enim filius Amadathi stirpis Agag
-25 Ipsum et filios ejus affixerunt cruci
11- 1 Et Ptolemæus filius ejus, hanc epistolam... Lysimachum, Ptolemæi filium in Jerusalem
- 2 Vidit somnium Mardochæus filius Jaïri, filii Semeï, filii Cis, de tribu Benjamin
12- 6 Aman vero filius Amadathi Bugæus
16-10 Aman filius Amadathi, et animo et gente Macedo
-16 Et filios altissimi et maximi semperque viventis Dei
Job. 1- 2 Natique sunt ei septem filii et tres filiæ
- 4 Et ibant filii ejus, et faciebant convivium
- 5 Dicebat enim : Ne forte peccaverint filii mei

Job. 1- 6 Cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino
-13 Cum... filii et filiæ ejus comederent et biberent
-18 Et dixit : Filiis tuis et filiabus vescentibus
2- 1 Cum quadam die venissent filii Dei et starent
5- 4 Longe fient filii ejus a salute
8- 4 Etiam si filii tui peccaverunt ei
14-21 Sive nobiles fuerint filii ejus, sive ignobiles
16-22 Quomodo judicatur filius hominis cum collega suo
17- 5 Et oculi filiorum ejus deficient
19-17 Exhorruit uxor mea, et orabam filios uteri
20-10 Filii ejus atterentur egestate
21-19 Deus servabit filiis illius dolorem patris
25- 6 Homo putredo, et filius hominis vermis
27-14 Si multiplicati fuerint filii ejus, in gladio erunt
28- 8 Non calcaverunt eam filii institorum
30- 8 Filii stultorum et ignobilium
32- 2 Indignatusque est Eliu filius Barachel Buzites
- 6 Respondensque Eliu filius Barachel
35- 8 Filium hominis adjuvabit justitia tua
38- 7 Cum... et jubilarent omnes filii Dei
-32 Et vesperum super filios terræ consurgere facis?
39- 4 Separantur filii earum,et pergunt ad pastum
-16 Duratur ad filios suos quasi non sint sui
41-25 Est rex super universos filios superbiæ
42-13 Fuerunt ei septem filii et tres filiæ
-16 Vixit a. Job post hæc.. et vidit filios suos, et filios filiorum suorum
Psal. 2- 7 Filius meus es tu, ego hodie genui te
3- 1 Cum fugeret a facie Absalom filii sui
4- 3 Filii hominum usquequo gravi corde?
7- 1 Quem cantavit Domino pro verbis Chusi filii Jemini
8- 5 Aut filius hominis, quoniam visitas eum
9- 1 In finem pro occultis filii : Psalmus
L. 10- 5 Palpebræ ejus interrogant filios hominum
11- 2 Diminutæ sunt veritates a filiis hominum
- 9 Multiplicasti filios hominum
13- 2 De cœlo prospexit super filios hominum
16-14 Saturati sunt filiis : et dimiserunt reliquias
17-46 Filii alieni mentiti sunt mihi
Filii alieni inveterati sunt,et claudicaverunt
20-11 Et semen eorum a filiis hominum
28- 1 Afferte Domino, filii Dei
Afferte Domino filios arietum
- 6 Dilectus quemadmodum filius unicornium
30-20 Sperant in te, in conspectu filiorum homin.
32-13 De cœlo... vidit omnes filios hominum
33-12 Venite, filii, audite me : timorem Domini docebo vos
35- 8 Filii a. hominum, in tegmine... sperabunt
41- 1 In finem, intellectus filiis Core
43- 1 In finem, filiis Core ad intellectum
44- 1 Filiis Core, ad intellectum, canticum pro dilecto
- 3 Speciosus forma præ filiis hominum
-17 Pro patribus tuis nati sunt tibi fihi
45- 1 In finem, filiis Core, pro arcanis
46- 1 In finem, pro filiis Core Psalmus
47- 1 Psalmus cantici filiis Core secunda sabbati
48- 1 In finem, filiis Core Psalmus
- 3 Quique terrigenæ, et filii hominum
49-20 Adversus filium matris tuæ ponebas scandalum
52- 3 De cœlo prospexit super filios hominum
56- 5 Filii homin. dentes eorum arma et sagittæ
57- 2 Si vere utique justitiam loquimini : recta judicate, filii hominum
61-10 Verumtamen vani filii hominum
Mendaces filii hominum in stateris
65- 5 Terribilis.. super filios hominum
68- 9 Et peregrinus filiis matris meæ
70- 1 Filiorum Jonadab, et priorum captivorum
71- 2 Deus... da et justitiam tuam filio regis
- 4 Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum
-20 Defecerunt laudes David filii Jesse
72-15 Ecce nationem filiorum tuorum reprobavi
76-16 Redemisti... filios Jacob, et Joseph
77- 4 Non sunt occultata a filiis eorum
- 5 Mandavit... nota facere ea filiis suis
- 6 Filii qui nascentur, et exurgent, et narrabunt filiis suis
- 9 Filii Ephrem intendentes et mittentes arcum
78-11 Posside filios mortificatorum
79-16 Super filium hominis quem confirmasti tibi
-18 Super filium hominis quem confirmasti tibi
81- 6 Ego dixi : Dii estis, et filii Excelsi omnes
82- 9 Facti sunt in adjutorium filiis Lot
Psal. 83- 1 In finem, pro torcularibus filiis Core, Psalmus
84- 1 In finem, filiis Core, Psalmus
85-16 Et salvum fac filium ancillæ tuæ
86- 1 Filiis Core, Psalmus cantici
87- 1 Canticum Psalmi, filiis Core, in finem
88- 7 Quis... similis erit Deo in filiis Dei?
-23 Et filius iniquitatis non apponet nocere ei
-31 Si autem dereliquerint filii ejus legem meam
-48 Numquid e. vane constituisti omnes filios hominum?
89- 3 Et dixisti : Convertimini, filii hominum
-16 Respice in servos tuos.. dirige filios eorum
101-21 Ut solveret filios interemptorum
-29 Filii servorum tuorum habitabunt
102- 7 Notas fecit... filiis Israel voluntates suas
-13 Quomodo miseretur pater filiorum
-17 Et justitia illius in filios filiorum
104- 6 Semen Abraham, servi ej. : filii Jacob electi
105-37 Immolaverunt filios suos et filias suas
-38 Effuderunt... sanguinem filiorum suorum
106- 8 Et mirabilia ejus filiis hominum
-15 Et mirabilia ejus filiis hominum
-21 Et mirabilia ejus filiis hominum
-31 Et mirabilia ejus filiis hominum
108- 9 Fiant filii ejus orphani : et uxor ejus vidua
-10 Nutantes transferantur filii ejus, et mendicent
112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum lætantem
113-14 Adjiciat Dominus super vos : super vos, et super filios vestros
-16 Terram autem dedit filiis hominum
115-16 Ego servus tuus, et filius ancillæ tuæ
126- 3 Ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris
- 4 Sicut sagittæ in manu potentis : ita filii excussorum
127- 3 Filii tui sicut novellæ olivarum
- 6 Et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israel
131-12 Si custodierint filii tui testamentum meum
Et filii eorum usque in sæculum sedebunt
136- 7 Memor esto, Domine, filiorum Edom
142- 1 Quando persequebatur eum Absalom filius ejus
143- 3 Aut filius hominis, quia reputas eum?
- 7 Et libera me... de manu filiorum alienorum
-11 Et erue me de manu filiorum alienorum
-12 Quorum filii, sicut novellæ plantationes
144-12 Ut notam faciant filiis hominum potentiam
145- 3 In filiis hominum, in quibus non est salus
147-13 Confortavit seras... benedixit filiis tuis in te
148-14 Hymnus... filiis Israël, populo appropinquanti sibi
149- 2 Et filii Sion exultent in rege suo
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis, filii David, regis Israël
- 8 Audi, fili mi, disciplinam patris tui
-10 Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis
-15 Fili mi, ne ambules cum eis
2- 1 Fili mi, si susceperis sermones meos
3- 1 Fili mi, ne obliviscaris legis meæ
-11 Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias
-12 Et quasi pater in filio complacet sibi
-21 Fili mi, ne effluant hæc ab oculis tuis
4- 1 Audite, filii, disciplinam patris,et attendite
- 3 Nam et ego filius fui patris mei, tenellus
-10 Audi, fili mi, et suscipe verba mea
-20 Fili mi, ausculta sermones meos
5- 1 Fili mi, attende ad sapientiam meam
- 7 Nunc ergo, fili mi, audi me, et ne recedas
6- 1 Fili mi, si spoponderis pro amico tuo
- 3 Fac ergo quod dico, fili mi, et temetipsum libera
-20 Conserva, fili mi, præcepta patris tui
7- 1 Fili mi, custodi sermones meos, et præcepta
- 2 Fili, serva mandata mea, et vives
-24 Nunc ergo, fili mi, audi me, et attende
8- 4 Ad vos clamito, et vox mea ad filios homin.
-31 Deliciæ meæ, esse cum filiis hominum
-32 Nunc ergo, filii, audite me
10- 1 Filius sapiens lætificat patrem
Filius vero stultus mœstitia est matris suæ
- 5 Qui congregat in messe, filius sapiens est
Qui autem stertit æstate, filius confusionis
13- 1 Filius sapiens, doctrina patris
-22 Bonus relinquit hæredes filios et nepotes
-24 Qui parcit virgæ, odit filium suum
14-15 Filio doloso nihil erit boni
-26 Fiducia fortitudinis, et filiis ejus erit spes
15-11 Quanto magis corda filiorum hominum?
-20 Filius sapiens lætificat patrem
17- 2 Servus sapiens dominabitur filiis stultis
- 6 Corona senum, filii filiorum
Prov. 17- 6 Et gloria filiorum, patres eorum
-25 Ira patris, filius stultus : et dolor matris
19-13 Dolor patris, filius stultus
-18 Erudi filium tuum, ne desperes
-27 Non cesses, fili, audire doctrinam
20- 7 Beatos post se filios derelinquet
23-15 Fili mi, si sapiens fuerit animus tuus
-19 Audi, fili mi, et esto sapiens
-26 Præbe, fili mi, cor tuum mihi
24-13 Comede, fili mi, mel, quia bonum est
-21 Time Dominum, fili mi, et regem
27-11 Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum
28- 7 Qui custodit legem, filius sapiens est
29-17 Erudi filium tuum, et refrigerabit te
-27 Verbum custodiens filius, extra perditionem erit
30- 1 Verba Congregantis filii Vomentis
- 4 Et quod nomen filii ejus, si nosti?
-17 Effodiant eum corvi... et comedant eum filii aquilæ
31- 5 Et mutent causam filiorum pauperis
- 8 Et causis omnium filiorum qui pertranseunt
-28 Surrexerunt filii ejus, et beatissimam prædicaverunt
Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerus.
-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum
2- 3 Donec viderem quid esset utile filiis hominum
- 8 Feci mihi... delicias filiorum hominum
3-10 Vidi afflictionem quam dedit Deus filiis hominum
-18 Dixi in corde meo de filiis hominum
-21 Quis novit si spiritus filiorum Adam ascendat
4- 8 Secundum non habet, non filium, non fratrem
5-13 Generavit filium, qui in summa egestate erit
8-11 Absque timore ullo filii hominum perpetrant mala
9- 3 Corda filiorum hominum implentur malitia
12-12 His amplius, fili mi, ne requiras
Cant. 1- 5 Filii matris meæ pugnaverunt contra me
2- 3 Sicut malus... sic dilectus meus inter filios
Sap. 2-13 Promittit se... et filium Dei se nominat
-18 Si enim est verus filius Dei, suscipiet illum
3-12 Mulieres eorum... et nequissimi filii eorum
-16 Filii autem adulterorum in inconsummatione erunt
4- 6 Ex iniquis enim somnis filii qui nascuntur
5- 5 Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei
9- 5 Servus tuus sum ego, et filius ancillæ tuæ
- 6 Si quis erit consummatus inter filios hominum
- 7 Elegisti me... judicem filiorum tuorum
10- 5 Et in filii misericordia fortem custodivit
11- 5 Cum abundarent filii Israel, lætati sunt
12- 5 Et filiorum suorum necatores sine misericordia
-19 Et bonæ spei fecisti filios tuos
-21 Cum quanta diligentia judicasti filios tuos
13-17 De substantia sua, et de filiis suis... inquirit
14-15 Cito sibi rapti filii fecit imaginem
-23 Aut enim filios suos sacrificantes
16-10 Filios autem tuos, nec draconum venenatorum vicerunt dentes
-21 Dulcedinem tuam quam in filios habes, ostendebat
-26 Ut scirent filii tui quos dilexisti, Domine
18- 4 Qui inclusos custodiebant filios tuos
- 5 Et uno exposito filio, et liberato
Multitudinem filiorum abstulisti
Eccli. 1-33 Fili, concupiscens sapientiam, conserva justitiam
2- 1 Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia
-11 Respicite, filii, nationes hominum
3- 1 Filii sapientiæ, ecclesia justorum
- 2 Judicium patris audite, filii, et sic facite
- 3 Deus enim honoravit patrem in filiis
Judicium matris exquirens, firmavit in filios
- 6 Qui honorat patrem s. jucundabitur in filiis
-11 Benedictio patris firmat domos filiorum
-13 Et dedecus filii pater sine honore
-14 Fili, suscipe senectam patris tui
-19 Fili, in mansuetudine opera tua perfice
4- 1 Fili, eleemosynam pauperis ne defraudes
-11 Et eris tu velut filius Altissimi obediens
-12 Sapientia filiis suis vitam inspirat
-23 Fili, conserva tempus, et devita a malo
6-24 Audi, fili, et accipe consilium intellectus
-33 Fili, si attenderis mihi, disces
7- 3 Fili, non semines mala in sulcis injustitiæ
-25 Filii tibi sunt? erudi illos, et curva illos
10-31 Fili, in mansuetudine serva animam tuam
11-10 Fili, ne in multis sint actus tui

Eccli. 11-30 Quoniam in filiis suis agnoscitur vir
14-26 Statuet filios suos sub tegmine illius
15-22 Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium
16- 1 Ne jucunderis in filiis impiis, si multiplicentur
- 3 Melior est enim unus timens Deum, quam mille filii impii
- 4 Et utile est mori sine filiis, quam relinquere filios impios
-24 Audi me, fili, et disce disciplinam sensus
17-29 Quoniam non est immortalis filius hominis
18-15 Fili, in bonis non des querelam
21- 1 Fili, peccasti? non adjicias iterum
22- 3 Confusio patris est de filio indisciplinato
23- 7 Doctrinam oris audite, filii
-33 Et ex alio viro filios statuit sibi
-34 Hæc... adducetur, et in filios ejus respicietur
-35 Non tradent filii ejus radices, et rami
25-10 Homo qui jucundatur in filiis, vivens et videns
30- 1 Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella
- 2 Qui docet filium suum, laudabitur in illo
- 7 Pro animabus filiorum colligabit vulnera
- 8 Et filius remissus evadet præceps
- 9 Lacta filium, et paventem te faciet
-13 Doce filium tuum, et operare in illo
32-24 Fili, sine consilio nihil facias, et.. non pœnitebis
-26 Et a filiis tuis cave, et domesticis tuis attende
33-20 Filio et mulieri, fratri et amico, non despotestatem
-22 Melius est enim ut filii tui te rogent
Quam te respicere in manus filiorum tuorum
34-24 Qui victimat filium in conspectu patris sui
36-25 Non est vir illius secundum filios hominum
37-30 Fili, in vita tua tenta animam tuam
38- 9 Fili, in tua infirmitate ne despicias te
-16 Fili, in mortuum produc lacrymas
-26 Et enarratio ejus in filiis taurorum
40- 1 Et jugum grave super filios Adam
-19 Filii, et ædificatio civitatis confirmabit nom.
-29 Fili, in tempore vitæ tuæ ne indigeas
41- 8 Filii abominationum fiunt filii peccatorum
- 9 Filiorum peccatorum periet hæreditas
-10 De patre impio queruntur filii
-17 Disciplinam in pace conservate, filii
42- 5 Et de multa disciplina filiorum
44- 9 Quasi non nati, et filii ipsorum cum ipsis
-13 Et filii eorum propter illos usque in ætern.
45-11 In templo, in memoriam filiis gentis suæ
-16 Sed tantum filii ipsius soli, et nepotes ejus
-28 Phinees filius Eleazari tertius in gloria est
-31 Et testamentum David regi filio Jessæ
46- 9 Miseric. fecit ipse, et Caleb filius Jephone
-12 Ut viderent omnes filii Israël quia bonum est
-15 Nomen eorum.. permanens ad filios eorum
47- 2 Et quasi adeps separatus a carne, sic David a filiis Israel
-14 Post ipsum surrexit filius sensatus
-29 Et Jeroboam filium Nabat, qui peccare fecit Israël
48-10 Conciliare cor patris ad filium
49-14 Sic et Jesum filium Josedec?
50- 1 Simon Oniæ filius, sacerdos magnus
-14 Steterunt.. et omnes filii Aaron in gloria sua
-18 Tunc exclamaverunt filii Aaron, in tubis
-22 In omnem congregationem filiorum Israël
-29 Scripsit in codice isto Jesus filius Sirach
51- 1 Oratio Jesu filii Sirach: Confitebor tibi
Isai. 1- 1 Visio Isaiæ filii Amos, quam vidit...
- 2 Filios enutrivi, et exaltavi: ipsi a. sprever.
- 4 Væ... semini nequam, filiis sceleratis
2- 1 Verbum quod vidit Isaias, filius Amos
5- 1 Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei
7- 1 Factum est in diebus Achaz filii Joathan, filii Oziæ regis Juda, ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee filius Romeliæ
- 3 Tu et qui derelictus est Jasub filius tuus
- 4 In ira furoris Rasin... et filii Romeliæ
- 5 Ephraim, et filius Romeliæ, dicentes
- 6 Ponamus regem in medio ejus filium Tabeel
- 9 Et caput Samariæ filius Romeliæ
-14 Ecce virgo concipiet, et pariet filium
8- 2 Adhibui mihi.. Zachariam filium Barachiæ
- 3 Et concepit, et peperit filium
- 6 Et assumpsit magis Rasin et filium Romeliæ
9- 6 Filius datus est nobis, et factus est principatus super humerum ejus
11-14 Simul prædabuntur filios Orientis
Et filii Ammon obedientes erunt
13- 1 Onus Babyl. quod vidit Isaias filius Amos
-18 Et super filios non parcet oculus eorum
14-21 Præparate filios ejus occisioni in iniquitate
17- 3 Sicut gloria filiorum Israel erunt: dicit Dom.

Isai. 17- 9 A facie filiorum Israël, et eris deserta
19-11 Filius sapientium ego, filius regum antiquor.
20- 2 Locutus est Dom. in manu Isaiæ filii Amos
21-10 Tritura mea, et filii areæ meæ
-17 Et reliquiæ numeri sagittariorum fortium de filiis Cedar imminuentur
22-20 Vocabo serv. meum Eliacim filium Helciæ
27-12 Vos congregabimini unus et unus filii Israel
29-23 Sed cum viderit filios suos
30- 1 Væ, filii desertores, dicit Dominus
- 9 Et filii mendaces, filii nolentes audire legem
31- 6 Sicut in profundum recesseratis, filii Israel
36- 3 Et egressus est ad eum Eliacim filius Helciæ
-22 Et ingressus est Eliacim filius Helciæ
Et Joahe filius Asaph a commentariis
37- 2 Ad Isaiam filium Amos prophetam
- 3 Quia venerunt filii usque ad partum
-12 Et filios Eden, qui erant in Thalassar
-21 Et misit Isaias filius Amos ad Ezechiam
-38 Adramelech et Sarasar, filii ejus percusserunt eum gladio
Et regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo
38- 1 Et introivit ad eum Isaias filius Amos propheta
-19 Pater filiis notam faciet veritatem tuam
39- 1 Misit Merodach Baladan, filius Baladan
- 7 De filiis tuis, qui exibunt de te... tollent
43- 6 Affer filios meos de longinquo et filias meas
45-11 Ventura interrogate me, super filios meos
49-15 Ut non misereatur filio uteri sui
-20 Dicent in auribus tuis filii sterilitatis tuæ
-22 Et afferent filios tuos in ulnis, et filias tuas
-25 Ego judicabo, et filios tuos ego salvabo
51-12 Ut timeres ab homine mortali et a filio hom.
-18 Non est qui sustentet eam ex omnibus filiis
Ex omnibus filiis quos enutrivit
-20 Filii tui projecti sunt, dormierunt in capite..
52-14 Et forma ejus inter filios hominum
54- 1 Quoniam multi filii desertæ, magis quam...
-13 Universos filios tuos doctos a Domino, et multitudinem pacis filiis tuis
56- 2 Et filius hominis, qui apprehendet istud
- 3 Non dicat filius advenæ, qui adhæret Do.
- 5 Et nomen melius a filiis et filiabus
- 6 Et filios advenæ qui adhærent Domino
57- 3 Vos autem accedite huc, filii auguratricis
- 4 Numq. non vos filii scelesti, semen mendax?
60- 4 Filii tui de longe venient, et filiæ tuæ
- 9 Ut adducam filios tuos de longe
-10 Ædificabunt filii peregrinorum muros tuos
-14 Et venient ad te curvi filii eorum
61- 5 Filii peregrinorum, agricolæ et vinitores
62- 5 Et habitabunt in te filii tui
- 8 Et si biberint filii alieni vinum tuum
63- 8 Populus meus est, filii non negantes
66- 8 Quia parturivit et peperit Sion filios suos
-20 Quomodo si inferant filii Israël munus
Jerem. 1- 1 Verba Jeremiæ filii Helciæ
- 2 In diebus Josiæ filii Amon regis Juda
- 3 Et factum est in diebus Joakim filii Josiæ
Ad consummationem undecimi anni Sedeciæ filii Josiæ
2- 9 Et cum filiis vestris disceptabo
-16 Filii quoque Mempheos et Taphnes
-30 Frustra percussi filios vestros
3-14 Convertimini, filii revertentes, dicit Dom.
-19 Quomodo ponam te in filios, et tribuam tibi
-21 Ploratus et ululatus filiorum Israël
-22 Convertimini, filii revertentes, et sanabo
-24 Armenta eorum, filios eorum, et filias
4-22 Filii insipientes sunt, et vecordes
5- 7 Filii tui dereliquerunt me, et jurant in his
-17 Devorabit filios tuos et filias tuas
6- 1 Confortamini, filii Benjamin, in medio Jer.
-21 Et ruent in eis patres et filii simul
7-18 Filii colligunt ligna, et patres succendunt
-30 Fecerunt filii Juda malum in oculis meis
-31 Topheth, quæ est in valle filii Ennom: ut incenderent filios suos et filias suas igni
-32 Non dicetur amplius... vallis filii Ennom
9-26 Et super filios Ammon, et super Moab
10-20 Filii mei exierunt a me, et non subsistunt
11-22 Filii eorum et filiæ eorum morientur in fame
13-14 Et dispergam eos.. et patres et filios pariter
14-16 Ipsi et uxores eorum, filii et filiæ eorum
15- 4 Propter Manassem filium Ezechiæ regis
16- 2 Et non erunt tibi filii et filiæ in loco isto
- 3 Quia hæc dicit Dominus super filios et filias
-14 Dom. qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
-15 Qui eduxit filios Israël de terra Aquilonis
17- 2 Cum recordati fuerint filii eorum ararum
-19 Vade, et sta in porta filiorum populi
18-21 Propterea da filios eorum in famem
19- 2 Et egredere ad vallem filii Ennom...
- 5 Ad comburendos filios s. igni in holocaust.

Jerem. 19- 6 Locus iste, Topheth, et vallis filii Ennom
- 9 Et cibabo eos carnibus filiorum suorum
20- 1 Et audivit Phassur filius Emmer sacerdos
21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur filium Melchiæ, et Sophoniam filium Maasiæ
22-11 Hæc dicit Dominus ad Sellum filium Josiæ
-18 Hæc dicit Dominus ad Joakim filium Josiæ
-24 Si fuerit Jechonias filius Joakim regis Juda
23- 7 Qui eduxit filios Israel de terra Ægypti
24- 1 Jechoniam filium Joakim regem Juda
25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ
- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Ammon
-21 Et Idumææ, et Moab, et filiis Ammon
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis
-20 Urias filius Semei de Cariathiarim
-22 Et misit rex... Elnathan filium Achobor
-24 Manus Ahicam filii Saphan fuit cum Jeremia
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis Juda
- 3 Ad regem filiorum Ammon, et ad regem Tyri
- 7 Et servient ei omnes gentes, et filio ejus, et filio filii ejus
-20 Cum transferret Jechoniam filium Joakim
28- 1 Dixit ad me Hananias filius Azur propheta
- 4 Et Jechoniam filium Joakim regem Juda
29- 3 In manu Elasa filii Saphan, et Gamariæ filii Helciæ, quos misit Sedecias
- 6 Et generate filios et filias: et date filiis vestris uxores, et filias vestras date viris, et pariant filios et filias
-21 Hæc dicit Dominus... ad Achab filium Coliæ, et ad Sedeciam filium Maasiæ
-25 Et ad Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem
30-20 Erunt filii ejus sicut a principio
31-15 Luctus et fletus Rachel plorantis filios suos
-17 Et revertentur filii ad terminos suos
-20 Si filius honorabilis mihi Ephraim
-29 Et dentes filiorum obstupuerunt
32- 7 Hanameel filius Sellum patruelis tuus veniet
- 8 Et venit ad me Hanameel filius patrui mei
- 9 Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei
-12 Et dedi librum possessionis Baruch filio Neri filii Maasiæ in oculis Hanameel
-16 Tradidi librum possessionis Baruch filio Neri
-18 Reddis iniquitatem patrum in sinum filiorum
-19 Cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam
-30 Erant enim filii Israël et filii Juda jugiter
Filii Israel qui usque nunc exacerbant me
-32 Propter malitiam filiorum Israel et filiorum Juda
-35 Et ædificaverunt excelsa Baal, quæ sunt in valle filii Ennom, ut initiarent filios suos et filias suas Moloch
-39 Et bene sit eis, et filiis eorum post eos
33-21 Ut non sit ex eo filius qui regnet
35- 1 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
- 3 Et assumpsi Jezoniam filium Jeremiæ filii Habsaniæ, et fratres ejus, et omnes filios
- 4 Ad gazophylacium filiorum Hanan, filii Jegedeliæ hominis Dei
Super thesaurum Maasiæ filii Sellum
- 5 Et posui coram filiis domus Rechabitarum
- 6 Quia Jonadab filius Rechab, pater noster
Non bibetis vinum, vos et filii vestri
- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
Et mulieres nostræ, filii, et filiæ nostræ
-14 Prævaluerunt sermones Jonadab filii Rechab, quos præcepit filiis suis
-16 Firmaverunt igitur filii Jonadab filii Rechab
-19 Non deficiet vir de stirpe Jonadab filii Rechab
36- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 4 Vocavit ergo Jeremias Baruch filium Neriæ
- 8 Et fecit Baruch filius Neriæ, juxta omnia
- 9 In anno quinto Joakim filii Josiæ regis Juda
-10 In gazophylacio Gamariæ filii Saphan scribæ
-11 Cumq. audisset Michæas filius Gamariæ filii Saphan omnes sermones Domini
-12 Ecce ibi omnes principes sedebant: Elisama scriba, et Dalaias filius Semeiæ, et Elnathan filius Achobor, et Gamarias filius Saphan, et Sedecias filius Hananiæ
-14 Miserunt itaque omnes principes ad Baruch, Judi filium Nathaniæ filii Selemiæ, filii Chusi
Tulit ergo Baruch filius Neriæ volumen
-26 Et præcepit rex Jeremiel filio Amelech, et Saraiæ filio Ezriel, et Selemiæ filio Abdeel, ut comprehenderent Baruch
-32 Et dedit illud Baruch filio Neriæ scribæ

Jerem. 37- 1 Et regnavit rex Sedecias filius Josiæ pro Jechonia filio Joakim
- 3 Et misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ, et Sophoniam filium Maasiæ
-12 Jerias, filius Selemiæ filii Hananiæ
38- 1 Audivit autem Saphatias filius Mathan, et Gedelias filius Phassur, et Juchal filius Selemiæ, et Phassur filius Melchiæ, sermones
- 6 In lacum Melchiæ filii Amelech
-23 Et filii tui educentur ad Chaldæos
39- 6 Et occidit rex Babylonis filios Sedeciæ
-14 Et tradiderunt eum Godoliæ filio Ahicam filii Saphan, ut intraret in domum
40- 5 Habita apud Godoliam filium Ahicam filii Saphan
- 6 Venit autem Jeremias ad Godoliam filium Ahicam
- 7 Quod præfecisset rex Babylonis Godoliam filium Ahicam terræ
- 8 Venerunt ad Godoliam in Masphath : et Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan et Jonathan filii Caree, et Sareas filius Thanehumeth, et filii Ophi, qui erant de Netophathi, et Jezonias filius Machati
- 9 Juravit eis Godolias filius Ahicam filii Saphan
-11 Qui erant in Moab, et in filiis Ammon
Quod præposuisset super eos Godoliam filium Ahicam filii Saphan
-13 Johanan a. filius Caree, et omnes principes
-14 Scito quod Baalis rex filiorum Ammon misit Ismahel filium Nathaniæ percutere animam tuam. Et non credidit eis Godolias filius Ahicam
-15 Johanan a. filius Caree dixit ad Godoliam
Ibo, et percutiam Ismahel filium Nathaniæ
-16 Et ait Godolias filius Ahicam ad Johanan filium Caree : Noli facere verbum hoc
41- 1 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisama de semine regali... ad Godoliam filium Ahicam in Masphath
-2 Surrexit a. Ismahel filius Nathaniæ, et decem viri... et percusserunt Godoliam filium Ahicam filii Saphan gladio
- 6 Egressus ergo Ismahel filius Nathaniæ
Venite ad Godoliam filium Ahicam
- 7 Interfecit eos Ismahel filius Nathaniæ
- 9 Ipsum replevit Ismahel filius Nathaniæ occisis
-10 Quos commendaverat Nabuzardan princeps militiæ Godoliæ filio Ahicam. Et cepit eos Ismahel filius Nathaniæ, et abiit ut transiret ad filios Ammon
-11 Audivit autem Johanan filius Caree... omne malum quod feceret Ismahel filius Nathaniæ
-12 Ut bellarent adversum Ismahel filium Nathaniæ
-13 Cumque vidisset omnis populus qui erat cum Ismahel, Johanan filium Caree
-14 Reversusque abiit ad Johanan filium Caree
-15 Ismahel autem filius Nathaniæ fugit... et abiit ad filios Ammon
-16 Tulit ergo Johanan filius Caree... universas reliquias vulgi, quas reduxerat ab Ismahel filio Nathaniæ de Masphath, postquam percussit Godoliam filium Ahicam
-18 Quia percusserat Ismahel filius Nathaniæ Godoliam filium Ahicam
42- 1 Et accesserunt.. Johanan filius Caree, et Jezonias filius Osaiæ
- 8 Vocavitque Johanan filium Caree
43- 2 Dixit Azarias filius Osaiæ, et Johanan filius Caree
- 3 Baruch filius Neriæ incitat te adversum nos
- 4 Et non audivit Johanan filius Caree
- 5 Sed tollens Johanan filius Caree
- 6 Quam reliquerat Nabuzardan princeps militiæ cum Godolia filio Ahicam filii Saphan, et Jeremiam prophetam, et Baruch filium Neriæ
45- 1 Verbum quod locutus est Jeremias propheta ad Baruch filium Neriæ... anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
46- 2 In quarto anno Joakim filii Josiæ regis Juda
47- 3 Non respexerunt patres filios manibus dissolutis
48-45 Devorabit... et verticem filiorum tumultus
-46 Quia comprehensi sunt filii tui, et filiæ tuæ
49- 1 Ad filios Ammon. Hæc dicit Dominus : Numquid non filii sunt Israël ?
- 2 Filiorum Ammon fremitum prælii
- 6 Reverti faciam captivos filiorum Ammon
- 7 Periit consilium a filiis

Jerem. 49-18 Et non incolet eam filius hominis
-28 Ascendite ad Cedar, et vastate filios Orientis
-33 Nec incolet eam filius hominis
50- 4 Venient filii Israël, ipsi et filii Juda simul
-33 Calumniam sustinent filii Israel et filii Juda
-40 Et non incolet eam filius hominis
51-43 Nec transeat per eam filius hominis
-59 Quod præcepit Jeremias propheta Saraïæ filio Neriæ filii Maasiæ
52- 1 Filius viginti et unius anni erat Sedecias
-10 Et jugulavit rex Babylonis filios, Sedeciæ
Thren. 1-16 Facti sunt filii mei perditi
3-33 Non enim humiliavit ex corde suo, et abjecit filios hominum
4- 2 Filii Sion incly ti, et amicti auro primo
-10 Manus mulierum misericordium coxerunt filios suos
Baruc. 1- 1 Et hæc verba libri, quæ scripsit Baruch filius Neriæ, filii Maasiæ, filii Sedeciæ, filii Sedei, filii Helciæ, in Babylonia
- 3 Legit Baruch verba libri hujus ad aures Jechoniæ filii Joakim regis Juda
- 4 Et ad aures potentium filiorum regum
- 7 Et miserunt in Jerusalem ad Joakim filium Helciæ filii Salom
- 8 Quæ fecit Sedecias filius Josiæ rex Juda
-11 Orate.. pro vita Baltassar filii ejus
-12 Ut vivamus... sub umbra Baltassar filii ejus
2- 3 Ut manducaret homo carnes filii sui
-28 In die qua præcepisti ei scribere legem tuam coram filiis Israël
-35 Et non movebo amplius populum meum, filios Israël, a terra quam dedi illis
3- 4 Et filiorum ipsorum, qui peccaverunt
-21 Neque filii eorum susceperunt eam
-23 Filii quoque Agar, qui exquirunt prudent.
4-10 Vidi enim captivitatem... filiorum meorum
-12 Propter peccata filiorum meorum
-14 Et memorentur captivitatem filiorum
-16 Et a filiis unicam desolaverunt
-19 Ambulate, filii, ambulate
-21 Animæquiores estote, filii, clamate ad Do.
-25 Filii, patienter sustinete iram
-27 Animæquiores estote, filii, et proclamate
-32 Civitates quibus servierunt filii tui, punientur ; et quæ accepit filios tuos
-37 Ecce enim veniunt filii tui quos dimisisti
5- 5 Et vide collectos filios tuos ab oriente sole
- 6 Ad te portatos in honore sicut filios regni
6-32 Et vestiunt uxores suas et filios suos
Ezech. 1- 3 Ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem
2- 1 Et dixit ad me : Fili hominis, sta super pedes
- 3 Fili hominis, mitto ego te ad filios Israel
- 4 Et filii dura facie, et indomabili corde sunt
- 6 Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos
- 8 Tu autem, fili hominis, audi quæcumque loquor ad te
3- 1 Fili hominis, quodcumq. inveneris comede
Et vadens loquere ad filios Israël
- 3 Et dixit ad me : Fili hominis, venter tuus comedet
- 4 Fili hominis, vade ad domum Israël
-10 Fili hominis, om. sermones meos.. assume
-11 Ad filios populi tui, et loqueris ad eos
-17 Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël
-25 Fili hominis, ecce data sunt sup. te vincula
4- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi laterem
-13 Comedent filii Israel panem suum pollutum
-16 Fili hominis : Ecce ego conteram baculum
5- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi gladium acutum
-10 Ideo patres comedent filios in medio tui, et filii comedent patres suos
6- 2 Fili hominis, pone faciem t. ad montes Israël
- 5 Et dabo cadavera filiorum Israël ante faciem
7- 2 Et tu, fili hominis, hæc dicit Dominus
8- 5 Fili hominis, leva oculos tuos ad viam Aquilonis
- 6 Et dixit ad me : Fili hominis, putas-ne
- 8 Dixit ad me : Fili hominis, fode parietem
-11 Jezonias filius Saphan stabat in medio eor.
-12 Et dixit ad me : Certe vides, fili hominis
-15 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
-17 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
11- 1 Vidi in medio eorum Jezoniam filium Azur, et Pheltiam filium Banaiæ
- 2 Dixitque ad me : Fili hominis, hi sunt viri
- 4 Vaticinare de eis, vaticinare, fili hominis
-13 Pheltias filius Banaiæ mortuus est
-15 Fili hominis, fratres tui, fratres tui, viri
12- 2 Fili hominis, in medio domus exasperantis tu habitas
- 3 Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa
- 9 Fili hominis, numquid non dixerunt ad te

Ezech. 12-18 Fili hominis, panem tuum in conturbatione comede
-22 Fili hominis, quod est proverbium istud
-24 Neque divinatio ambigua in medio filiorum Israël
-27 Fili hominis, ecce domus Israël dicentium
13- 2 Fili hominis, vaticinare ad prophetas Israël
-17 Et tu, fili hominis, pone faciem tuam contra
14- 3 Fili hominis, viri isti posuerunt immunditias suas in cordibus suis
-13 Fili hominis, terra cum peccaverit mihi
-16 Quia nec filios, nec filias liberabunt
-18 Non liberabunt filios, neque filias
-20 Quia filium et filiam non liberabunt
-22 In ea salvatio educentium filios et filias
15- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis
16- 2 Fili hominis, notas fac Jerusalem abominat.
-20 Et tulisti filios tuos et filias tuas
-21 Immolasti filios meos, et dedisti
-26 Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis tuis
-28 Et fornicata es in filiis Assyriorum
-36 In sanguine filiorum tuorum quos dedisti eis
-45 Quæ projecit virum suum et filios suos
17- 2 Fili hominis, propone ænigma, et narra
18- 2 Et dentes filiorum obstupescunt
- 4 Ut anima patris, ita et anima filii mea est
-10 Quod si genuerit filium latronem
-14 Si genuerit filium, qui videns omnia peccata
-19 Quare non portavit filius iniquitatem patris? Quia filius judicium et justitiam operatus est
-20 Filius non portabit iniquitatem patris, et pater non portabit iniquitatem filii
-29 Et dicunt filii Israel : Non est æqua via Do.
20- 3 Fili hominis, loquere senioribus Israël
- 4 Si judicas eos, si judicas, fili hominis
-18 Dixi autem ad filios eorum in solitudine
-21 Et exacerbaverunt me filii
-27 Loquere ad domum Israël, fili hominis
-31 Cum traducitis filios vestros per ignem
-46 Fili hominis, pone faciem tuam contra viam
21- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad Jerusal.
- 6 Et tu, fili hominis, ingemisce in contritione
- 9 Fili hominis, propheta, et dices
-10 Qui moves sceptrum filii mei, succidisti...
-12 Clama, et ulula, fili hominis
-14 Tu ergo, fili hominis, propheta, et percute
-19 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias
-20 Gladius ad Rabbath filiorum Ammon
-28 Et tu, fili hominis, propheta, et dic : Hæc dicit Dominus Deus ad filios Ammon
22- 2 Et tu, fili hominis, nonne judicas
-18 Fili hominis, versa est mihi domus Israël
-24 Fili hominis, dic ei : Tu es terra immunda
23- 2 Fili hominis, duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
- 4 Et pepererunt filios et filias
- 7 Et dedit fornicationes suas super eos electos, filios Assyriorum universos
- 9 Tradidi eam... in manus filiorum Assur
-10 Filios et filias ejus tulerunt
-12 Ad filios Assyriorum præbuit impudenter
-15 Similitudinem filiorum Babylonis
-17 Cumque venissent ad eam filii Babylonis ad cubile mammarum
-23 Filios Babylonis, et universos Chaldæos
Omnes filios Assyriorum, juvenes forma egregia
-25 Ipsi filios tuos et filias tuas capient
-36 Fili hominis, numquid judicas Oollam
-37 Insuper et filios suos quos genuerunt mihi, obtulerunt
-39 Cumque immolarent filios suos idolis suis
-47 Filios et filias earum interficient
24- 2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei hujus
-16 Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile
-21 Filii vestri, et filiæ vestræ... gladio cadent
-25 Et tu, fili hominis, ecce in die qua tollam... filios et filias eorum
25- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra filios Ammon, et prophetabis de eis
- 3 Et dices filiis Ammon : Audite verbum Do.
- 4 Idcirco ego tradam te filiis Orientalibus
- 5 Et filios Ammon in cubile pecorum
-10 Filiis Orientis cum filiis Ammon
Ut non sit ultra memoria filiorum Ammon
-12 Ut se vindicaret de filiis Juda
26- 2 Fili hominis, pro eo quod dixit Tyrus de Jer.
27- 2 Fili hominis, assume sup. Tyrum lamentum
-11 Filii Aradii cum exercitu tuo erant
-15 Filii Dedan negotiatores tui
28- 2 Fili hominis, dic principi Tyri
-11 Fili hominis, leva planctum super regem
-21 Fili hominis, pone faciem tuam contra Sid.
29- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Phar.
-18 Fili hominis, Nabuchodonosor rex Babylon.

Ezech. 30- 2 Fili hominis, propheta, et dic: Hæc dicit Do.
- 5 Et filii terræ fœderis, cum eis gladio cadent
-21 Fili hominis, brachium Pharaonis regis Ægypti confregi
31- 2 Fili hominis, dic Pharaoni regi Ægypti
-14 In medio filiorum hominum
32- 2 Fili hominis, assume lamentum super Phar.
-18 Fili hominis, cane lugubre super multitud.
33- 2 Fili hominis, loquere ad filios populi tui
- 7 Et tu, fili hominis, speculatorem dedi te
-10 Tu ergo, fili hominis, dic ad domum Israël
-12 Tu itaque, fili hominis, dic ad filios populi
-17 Et dixerunt filii populi tui
-24 Fili hominis, qui habitant in ruinosis his
-30 Et tu, fili hominis: filii populi tui, qui loquuntur de te juxta muros
34- 2 Fili hominis, propheta de pastoribus Israël
35- 2 Fili hominis, pone faciem tuam adversum
- 5 Et concluseris filios Israël in manus gladii
36- 1 Fili hominis, propheta super montes Israël
-17 Fili hominis, domus Israël habitaverunt
37 3 Fili hominis, putas-ne vivent ossa ista?
- 9 Vaticinare ad spiritum, vaticinare, fili hominis
-11 Fili hominis, ossa hæc universa, domus Isr.
-16 Et tu, fili hominis, sume tibi lignum unum Judæ, et filiorum Israel sociorum ejus
-18 Cum autem dixerint ad te filii populi tui
-21 Ecce ego assumam filios Isr. de medio nat.
-25 Et habitabunt super eam ipsi, et filii eorum, et filii filiorum eorum
38- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog
-14 Propterea vaticinare, fili hominis, et dices
39- 1 Tu a., fili hominis, vaticinare adversum Gog
-17 Tu ergo, fili hominis, hæc dicit Dominus
40- 4 Fili hominis, vide oculis tuis
-46 Isti sunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis Levi ad Dominum ut ministrent ei
43- 7 Dixit ad me: Fili hominis, locus solii mei Ubi habitabo in medio filiorum Israël
-10 Fili hominis, ostende domui Israël templum
-18 Fili hominis, hæc dicit Dominus Deus
44- 5 Fili hominis, pone cor tuum, et vide oculis
- 7 Eo quod inducitis filios alienos incircumcis.
- 9 Non ingredietur... omnis filius alienus qui est in medio filiorum Israël
-10 Recesserunt a me in errore filiorum Israël
-15 Sacerdotes autem et Levitæ filii Sadoc Cum errarent filii Israël a me, ipsi accedent
-25 Nisi ad patrem et matrem, et filium et filiam
46-16 Si dederit princeps donum alicui de filiis suis: hæreditas ejus, filiorum suorum erit
-17 Hæreditas autem ejus, filiis ejus erit
-18 Hæreditatem dabit filiis suis
47- 6 Et dixit ad me: Certe vidisti, fili hominis
-22 Qui genuerint filios in medio vestrum: et erunt vobis sicut indigenæ inter filios Isr.
48-11 Sacerdotibus sanctuarium erit de filiis Sadoc Et non erraverunt cum errarent filii Israël
Dan. 1- 3 Ut introduceret de filiis Israël
- 6 Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda
2-25 Inveni hominem de filiis transmigrationis
-38 Et omnia in quibus habitant filii hominum
3-82 Benedicite, filii hominum, Domino
-92 Et species quarti similis filio Dei
5-13 Tu es Daniel de filiis captivitatis Judæ?
-21 Et a filiis hominum ejectus est
-22 Tu quoque filius ejus Baltassar
6-13 Daniel de filiis captivitatis Juda
-24 Et in lacum leonum missi sunt, ipsi, et filii
7-13 Cum nubibus cœli quasi filius hom. veniebat
8-17 Et ait ad me: Intellige, fili hominis
10-16 Quasi similitudo filii hominis tetigit labia
11-10 Filii a. ejus provocabuntur, et congregabunt
-14 Filii quoque prævaricatorum populi tui extollentur
-41 Et Moab, et principium filiorum Ammon
12- 1 Princeps magnus qui stat pro filiis populi tui
13-30 Et venit cum parentibus, et filiis
-48 Sic fatui filii Israël, non judicantes
14- 9 Exceptis uxoribus, et parvulis, et filiis
-14 Ingressi sunt nocte... uxores et filii eorum
-20 Apprehendit sacerdotes... et filios eorum
Osee. 1- 1 Quod factum est ad Osee filium Beeri In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
- 2 Et fac tibi filios fornicationum
- 3 Et concepit, et peperit ei filium
- 8 Et concepit, et peperit filium
-10 Et erit numerus filiorum Israel quasi arena Dicetur eis: Filii Dei viventis
-11 Et congregabuntur filii Juda, et filii Israël
2- 4 Et filiorum illius non miserebor: quoniam filii fornicationum sunt
3- 1 Sicut diligit Dominus filios Israël
- 4 Dies multos sedebunt filii Israel sine rege

Osee. 3- 5 Et post hæc revertentur filii Israël
4- 1 Audite verbum Domini, filii Israel
- 6 Obliviscar filiorum tuorum et ego
5- 7 Quia filios alienos genuerunt
9-12 Quod et si enutrierint filios suos
-13 Ephraïm educet ad interfectorem filios suos
10- 9 In Gabaa prælium super filios iniquitatis
-14 Matre super filios allisa
11- 1 Et ex Ægypto vocavi filium meum
-10 Quia ipse rugiet, et formidabunt filii maris
13-13 Ipse filius non sapiens: nunc enim non stabit in contritione filiorum
Joel. 1 - 1 Quod factum est ad Joël filium Phatuël
- 3 Super hoc filiis vestris narrate, et filii vestri filiis suis, et filii eorum generationi alteræ
-12 Quia confusum est gaudium a filiis hominum
2-23 Et filii Sion, exultate, et lætamini in Domino
-28 Et prophetabunt filii vestri, et filiæ vestræ
3- 6 Et filios Juda, et filios Jerusalem vendidistis filiis Græcorum
- 8 Vendam filios vestros, et filias vestras in manibus filiorum Juda
-16 Spes populi sui, et fortitudo filiorum Israël
-19 Pro eo quod inique egerint in filios Juda
Amos. 1- 1 Et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
-13 Super tribus sceleribus filiorum Ammon
2- 7 Et filius ac pater ejus ierunt ad puellam
-11 Et suscitavi de filiis vestris in prophetas Numquid non ita est, filii Israel, dicit Do.
3- 1 Locutus est Dominus super vos, filii Israël
-12 Sic eruentur filii Israël, qui habitant in Samaria
4- 5 Sic enim voluistis, filii Israël, dicit Dominus
7-14 Et non sum filius prophetæ
-17 Filii tui et filiæ tuæ in gladio cadent
9- 7 Numquid non ut filii Æthiopum vos estis mihi, filii Israël
Abdiæ. -12 Non lætaberis super filios Juda in die perdit.
-20 Transmigratio exercitus hujus filiorum Isr.
Jonæ. 1- 1 Factum est verbum Domini ad Jonam filium Amathi
Mich. 1-16 Et tondere super filios deliciarum tuarum
5- 3 Et reliquiæ fratrum ejus convertentur ad filios Israël
- 7 Et non præstolatur filios hominum
6- 5 Et quid responderit ei Baalam filius Beor
7- 6 Quia filius contumeliam facit patri
Soph. 1- 1 Quod factum est ad Sophoniam filium Chusi, filii Godoliæ, filii Amariæ, filii Ezeciæ, in diebus Josiæ filii Amon regis Judæ
- 8 Visitabo super principes, et super filios regis
2- 8 Audivi... blasphemias filiorum Ammon
- 9 Et filii Ammon quasi Gomorrha, siccitas
3-10 Filii dispersorum meorum deferent munus
Aggæi. 1- 1 Ad Zorobabel filium Salathiel, ducem Juda, et ad Jesum filium Josedec
-12 Et audivit Zorobabel filius Salathiel, et Jesus filius Josedec
-14 Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathiel, ducis Juda, et spiritum Jesu filii Josedec
2- 3 Loquere ad Zorobabel filium Salathiel Et ad Jesum filium Josedec sacerdotem mag.
- 5 Confortare, Jesu fili Josedec, sacerdos mag.
-24 Assumam te, Zorobabel fili Salathiel, serve meus
Zach. 1- 7 Ad Zachariam filium Barachiæ, filii Addo
4-14 Isti sunt duo filii olei, qui assistunt Dominat.
6-10 Et intrabis domum Josiæ, filii Sophoniæ
-11 Coronas, et pones in capite Jesu filii Josedec
-14 Et Tobiæ, et Idaiæ, et Hem, filio Sophoniæ
9- 9 Super asinam, et super pullum filium asinæ
-13 Et suscitabo filios tuos, Sion, super filios tuos, Græcia
10- 7 Et filii eorum videbunt, et lætabuntur
- 9 Et vivent cum filiis suis, et revertentur
Malac. 1- 6 Filius honorat patrem, et servus dominum
3- 3 Et purgabit filios Levi, et colabit eos
- 6 Et vos, filii Jacob, non estis consumpti
-17 Sicut parcit vir filio suo servienti sibi
4- 6 Convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum
1 Mac. 1-10 Et filii eorum post eos annis multis
-11 Filius Antiochi regis, qui fuerat Romæ obses
-12 In diebus illis exierunt ex Israël filii iniqui
-51 Et relinquere filios suos incircumcisos
-63 Mulieres quæ circumcidebant filios suos
2- 1 Surrexit Mathathias filius Joannis, filii Simeonis, sacerdos ex filiis Joarib
- 2 Et habebat filios quinque, Joannem
-14 Scidit vestimenta sua Mathathias, et filii ejus
-16 Et filii ejus constanter steterunt
-17 Magnus es in hac civitate, et ornatus filiis
-18 Et eris tu, et filii tui, inter amicos regis
-20 Ego, et filii mei, et fratres mei, obediemus

1 Mac. 2-26 Sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi
-28 Et fugit ipse, et filii ejus in montes
-30 Sederunt ibi ipsi, et filii eorum, et mulieres
-38 Mortui sunt ipsi... et filii eorum
-49 Persecuti sunt filios superbiæ
-49 Dixit filiis suis: Nunc confortata est superbia
-50 Nunc ergo, o filii, æmulatores estote legis
-64 Vos ergo, filii, confortamini, et viriliter
-70 Sepultus est a filiis suis in sepulcris patrum
3- 1 Surrexit... Machabæus, filius ejus pro eo
-15 Ut facerent vindictam in filios Israël
-20 Ut disperdant nos... et filios nostros
-33 Ut nutriret Antiochum filium suum
-36 Ut constitueret habitatores filios alienigenas
-38 Elegit Lysias Ptolemæum filium Dorymini
-41 Ut acciperent filios Israël in servos
-45 Et filii alienigenarum erant in arce
-58 Accingimini, et estote filii potentes
4- 2 Et filii, qui erant ex arce, erant illis duces
-30 In manu Jonathæ filii Saül, et armigeri ejus
5- 3 Et debellabat Judas filios Esaü in Idumæa
- 4 Et recordatus est malitiam filiorum Bean
- 6 Et transivit ad filios Ammon
-18 Et reliquit Josephum filium Zachariæ
-56 Audivit Josephus Zachariæ filius
-65 Et expugnabant filios Esaü in terra
6-15 Ut adduceret Antiochum filium suum
-17 Et constituit regnare Antiochum filium ejus
-24 Et filii populi nostri propter hoc alienabant
-43 Et vidit Eleazar filius Saura unam de bestiis
-55 Ut nutriret Antiochum filium suum
7- 1 Exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma
- 9 Mandavit ei facere ultionem in filios Israël
-13 Et primi Assidæi qui erant in filiis Israël
-23 Mala quæ fecit Alcimus... filiis Israël
8-10 Et captivas duxerunt uxores eorum, et filios
-17 Et elegit Judas Eupolemum filium Joannis, filii Jacob, et Jasonem filium Eleazari
9-36 Et exierunt filii Jambri ex Madaba
-37 Quia filii Jambri faciunt nuptias magnas
-53 Et accepit filios principum regionis obsides
-66 Et percussit Odaren... et filios Phaseron
10- 1 Ascendit Alexander Antiochi filius
-67 Venit Demetrius filius Demetrii a Creta
11-39 Qui nutriebat Antiochum filium Alexandri
-62 Et accepit filios eorum obsides, et misit eos
-70 Nemo relictus est ex eis, nisi Mathathias filius Absalomi, et Judas filius Calphi
12-16 Eleginus itaq. Numenium Antiochi filium, et Antipatrem Jasonis filium
13-11 Et misit Jonathan filium Absalomi
-16 Nunc mitte... et duos filios ejus obsides
-23 Occidit Jonathan et filios ejus illic
-45 Cum uxoribus et filiis supra murum
-54 Et vidit Simon Joannem filium suum
14-22 Numenius Antiochi, et Antipater Jasonis filius
-25 Quam gratiarum actionem reddemus Simoni, et filiis ejus?
-29 Simon autem Mathathiæ filius ex filiis Jarib
-49 In ærario, ut habeat Simon, et filii ejus
15- 1 Misit rex Antiochus filius Demetrii epistolas
16- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores
-11 Ptolemæus filius Abobi constitutus erat dux
-13 Cogitabat dolum adv. Simonem et filios ej.
-14 Ipse, et Mathathias filius ejus, et Judas
-15 Suscepit eos filius Abobi in munitiunculam
-16 Et cum inebriatus esset Simon, et filii ejus Et occiderunt eum, et duos filios ejus
2 Mac. 2-21 Ad Antiochum Nobilem, et filium ejus
3- 5 Venit ad Apollonium Tharsææ filium
4-21 Misso a. in Ægyp. Apollonio Mnesthei filio
7-20 Quæ pereuntes septem filios... conspiciens
-26 Promisit suasuram se filio suo
-27 Ait patria voce: Fili mi, miserere mei
-41 Novissime autem post filios et mater consumpta est
9-20 Si bene valetis, et filii vestri
-25 Designavi filium meum Antiochum regem
-26 Conservet fidem ad me et ad filium meum
-29 Qui metuens filium Antiochi
10-10 Nunc a. de Eupatore Antiochi impii filio
12- 2 Timotheus, et Apollonius Gennæi filius
- 3 Quas paraverant, cum uxoribus et filiis
-21 Timotheus præmisit mulieres, et filios
14-25 Ducere uxorem, filiosque procreare
15-18 Erat enim pro uxoribus, et filiis
Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham
-20 Joseph fili David, noli timere accipere
-21 Pariet a. filium: et vocabis nomen ej. Jesum
-23 Virgo in utero habebit et pariet filium
-25 Donec peperit filium suum primogenitum
2-15 Ex Ægypto vocavi Filium meum

66

Matth. 2-18 Rachel plorans filios suos, et noluit consolari
3- 9 De lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
-17 De cœlis dicens: Hic est Filius meus dilectus
4- 3 Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant
- 6 Si Filius Dei es, mitte te deorsum
5- 9 Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur
-45 Ut sitis filii Patris vestri, qui in cœlis est
7- 9 Quem si petierit filius suus panem
-11 Nostis bona data dare filiis vestris
8-12 Filii autem regni ejicientur in tenebras
-20 Filius a. hominis non habet ubi caput reclin.
-29 Quid nobis, et tibi, Jesu fili Dei?
9- 2 Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua
- 6 Quia Filius hominis habet potestatem in ter.
-15 Numquid possunt filii sponsi lugere quandiu
-27 Et dicentes: Miserere nostri, fili David
10-21 Tradet a. frater fratrem in mortem, et pater filium: et insurgent filii in parentes
-23 Donec veniat Filius hominis
-37 Et qui amat filium aut filiam super me
11-19 Venit Filius hominis manducans et bibens
Et justificata est sapientia a filiis suis
-27 Et nemo novit Filium, nisi Pater: neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
12- 8 Dominus e. est Filius hominis etiam sabbati
-23 Et dicebant: Numquid hic est filius David?
-27 Dæmones, filii vestri in quo ejiciunt?
-32 Quicumque dixerit verbum contra Filium hominis
-40 Sic erit Filius hominis in corde terræ
13-37 Qui seminat bonum semen est Filius hominis
-38 Bonum vero semen, hi sunt filii regni. Zizania autem, filii sunt nequam
-41 Mittet Filius hominis Angelos suos
-55 Nonne hic est fabri filius?
14-33 Adoraver. eum dicentes: Vere Filius Dei es
15-22 Miserere mei, Domine, fili David
-26 Non est bonum sumere panem filiorum
16-13 Quem dicunt homines esse Filium hominis?
-16 Tu es Christus, Filius Dei vivi
-27 Filius enim hominis venturus est in gloria
-28 Donec videant Filium hominis venientem
17- 5 De nube dicens: Hic est Filius meus dilectus
- 9 Donec Filius hominis a mortuis resurgat
-12 Sic et Filius hominis passurus est ab eis
-14 Do., miserere filio meo, quia lunaticus est
-21 Filius hominis tradendus est
-24 A filiis suis, an ab alienis?
-25 Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii
18-11 Venit e. Filius hom. salvare quod perierat
-25 Jussit.. venumdari, et uxorem ejus, et filios
19-28 Cum sederit Filius hominis in sede majestatis
-29 Qui reliquerit domum... uxorem, aut filios
20-18 Filius hominis tradetur principibus sacerd.
-20 Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedæi cum filiis suis, adorans
-21 Ait illi: Dic ut sedeant hi duo filii mei
-28 Sicut Filius hominis non venit ministrari
-30 Domine, miserere nostri, fili David
-31 Domine, miserere nostri, fili David
21- 5 Super asinam, et pullum filium subjugalis
- 9 Clamabant, dicentes: Hosanna filio David
-15 Et dicentes: Hosanna filio David
-28 Homo quidam habebat duos filios
Fili, vade hodie, operare in vinea mea
-37 Novissime autem misit ad eos filium suum, dicens: Verebuntur filium meum
-38 Agricolæ autem videntes filium, dixerunt
22- 2 Homini regi qui fecit nuptias filio suo
-24 Si quis mortuus fuerit non habens filium
-42 Cujus filius est? Dicunt ei: David
-45 Quomodo filius ejus est?
23-15 Facitis eum filium gehennæ duplo quam vos
-31 Filii estis eorum qui prophetas occiderunt
-35 Usque ad sanguinem Zachariæ filii Barachiæ
-37 Quoties volui congregare filios tuos
24-27 Ita erit et adventus Filii hominis
-30 Tunc parebit signum Filii hominis in cœlo
Et videbunt Filium hominis venientem
-37 Ita erit et adventus Filii hominis
-39 Ita erit et adventus Filii hominis
-44 Qua nescitis hora Filius hominis venturus est
25-31 Cum a. venerit Filius hominis in majestate s.
26- 2 Et Filius hominis tradetur ut crucifigatur
-24 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo: væ autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur
-37 Assumpto Petro, et duobus filiis Zebedæi
-45 Et Filius hominis tradetur in manus peccat.
-63 Ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei
-64 Amodo videbitis Filium hominis sedentem
27- 9 Quem appretiaverunt a filiis Israël
-25 Sanguis ejus super nos et super filios nostros

Matth. 27-40 Si Filius Dei es, descende de cruce
-43 Dixit enim: Quia Filius Dei sum
-54 Dicentes: Vere Filius Dei erat iste
-56 Et Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi
28-19 In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti
Marc. 1- 1 Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei
- 1 Tu es Filius meus dilectus, in te complacui
2- 5 Fili, dimittuntur tibi peccata tua
-10 Sciatis quia Filius hominis habet potestatem
-19 Numquid possunt filii nuptiarum
-28 Dominus est Filius hominis etiam sabbati
3-12 Tu es Filius Dei
17 Et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui
-28 Omnia dimittentur filiis hominum peccata
5- 7 Quid mihi, et tibi, Jesu Fili Dei Altissimi?
6- 3 Nonne hic est faber, filius Mariæ
7-27 Sine prius saturari filios: non est enim bonum sumere panem filiorum
8-31 Quoniam oportet Filium hominis pati multa
-38 Et Filius hominis confundetur eum
9- 6 Hic est Filius m. charissimus: audite illum
- 8 Nisi cum Filius hominis a mortuis resurrexerit
-11 Quomodo scriptum est in Filium hominis
-16 Magister, attuli filium meum ad te
-30 Quoniam Filius hominis tradetur
10-29 Nemo est qui reliquerit.. aut filios, aut agros
-30 Matres, et filios, et agros cum persecution.
-33 Filius hominis tradetur principibus sacerd.
-35 Accedunt.. Jacobus et Joannes filii Zebedæi
-45 Nam et Filius hominis non venit ut ministr.
-46 Filius Timæi Bartimæus cæcus, sedebat
-47 Cœpit..dicere: Jesu fili David, miserere mei
-48 Magis clamabat: Fili David, miserere mei
12- 6 Adhuc ergo unum habens filium charissim.
Dicens: Quia reverebuntur filium meum
-19 Et filios non reliquerit, accipiat frater
-35 Dicunt Scribæ Christum filium esse David
-37 David dicit eum Do., et unde est filius ejus?
13-12 Tradet.. fratrem in mortem, et pater filium
Et consurgent filii in parentes
-26 Tunc videbunt Filium hominis venientem
-32 Neque Angeli... neque Filius, nisi Pater
14-21 Et Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo: væ autem homini illi per quem Filius hominis tradetur
-41 Ecce Filius hominis tradetur in manus pecc.
-61 Tu es Christus Filius Dei benedicti?
-62 Et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei
15-39 Ait: Vere hic homo Filius Dei erat
Luc. 1- 7 Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis
-13 Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium
-16 Et multos filiorum Israël convertet ad Dom.
-17 Ut convertat corda patrum in filios
-31 Ecce concipies in utero, et paries filium
-32 Erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur
-35 Vocabitur Filius Dei
-36 Et ipsa concepit filium in senectute sua
-57 Implet. est tempus pariendi et peperit filium
2- 7 Et peperit filium suum primogenitum
-48 Fili, quid fecisti nobis sic?
3- 2 Super Joannem, Zachariæ filium, in deserto
- 8 De lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
-22 Tu es Filius meus dilectus, in te complacui
-23 Ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Heli
4- 3 Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat
- 9 Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum
-22 Et dicebant: Nonne hic est filius Joseph?
-41 Clamantia et dicentia: Quia tu es Filius Dei
5-10 Jacobum et Joannem, filios Zebedæi
-24 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata
-34 Numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare?
6- 5 Quia Dominus est Filius hominis
-22 Tanquam malum, propter Filium hominis
-35 Eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est
7-12 Defunct. efferebatur filius unicus matris suæ
-34 Venit Filius hominis manducans, et bibens
-35 Justificata est sapientia ab omnibus filiis suis
8-28 Quid mihi et tibi est, Jesu fili Dei altissimi?
9-22 Quia oportet Filium hominis multa pati
-26 Hunc Filius hominis erubescet, cum venerit
-35 Hic est Filius meus dilectus: ipsum audite
-38 Magister, obsecro te, respice in filium meum
-41 Et patiar vos? Adduc huc filium tuum
-44 Filius enim hominis futurum est ut tradatur
-56 Filius hominis non venit animas perdere
-58 Filius a. hominis non habet ubi caput reclinet
10- 6 Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet

Luc. 10-22 Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater: et quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
11-13 Nostis bona data dare filiis vestris
-19 Ejicio dæmonia: filii vestri in quo ejiciunt?
-30 Ita erit et Filius hominis generationi isti
12- 8 Et Filius hominis confitebitur illum
-10 Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis
-40 Qua hora non putatis, Filius hominis veniet
-53 Dividentur: pater in filium, et filius in patrem suum, mater in filiam
13-34 Quoties volui congregare filios tuos
14-26 Matrem, et uxorem, et filios, et fratres
15-11 Homo quidam habuit duos filios
-13 Adolescentior filius peregre profectus est
-19 Jam non sum dignus vocari filius tuus
-21 Dixitque ei filius: Pater, peccavi in cœlum
Jam non sum dignus vocari filius tuus
-24 Quia hic filius meus mortuus erat, et revixit
-25 Erat autem filius ejus senior in agro
-30 Sed postquam filius tuus hic... venit
-31 At ipse dixit illi: Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt
16- 8 Quia filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis... sunt
-25 Fili, recordare quia recepisti bona in vita t.
17-22 Desideretis videre unum diem Filii hominis
-24 Ita erit Filius hominis in die sua
-26 Ita erit et in diebus Filii hominis
-30 Qua die Filius hominis revelabitur
18- 8 Verumtamen Filius hominis veniens, putas
-29 Qui reliquit domum..aut uxorem, aut filios
-31 Quæ scripta sunt per Prophetas de Filio hominis
-38 Dicens: Jesu fili David, miserere mei
-39 Magis clamabat: Fili David, miserere mei
19- 9 Eo quod et ipse filius sit Abrahæ
-10 Venit enim Filius hominis quærere
-44 Et ad terram prosternent te, et filios tuos
20-13 Quid faciam? mittam filium meum dilectum
-29 Accepit uxorem, et mortuus est sine filiis
-30 Accepit illam, et ipse mortuus est sine filio
-34 Et ait illis Jesus: Filii hujus sæculi nubunt
-36 Et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis
-41 Quomodo dicunt Christ., filium esse David?
-44 Et quomodo filius ejus est?
21-27 Tunc videbunt Filium hominis venientem
-36 Digni habeamini... stare ante Filium hominis
22-22 Et quidem Filius hominis... vadit
-48 Juda, osculo Filium hominis tradis?
-69 Ex hoc autem erit Filius hominis sedens
-70 Dixerunt a. omnes: Tu ergo es Filius Dei?
23-28 Super vos ipsas flete, et super filios vestros
24- 7 Quia oportet Filium hominis tradi in manus
Joan. 1-12 Dedit eis potestatem filios Dei fieri
-18 Unigenitus Filius, qui est in sinu Patris
-34 Testimon. perhibui quia hic est Filius Dei
-42 Tu es Simon filius Jona: tu vocaberis Cephas
-45 Invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth
-49 Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israël
-51 Et descendentes supra Filium hominis
3-13 Nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis
-14 Ita exaltari oportet Filium hominis
-16 Ut Filium suum unigenitum daret
-17 Non e. misit Deus Filium suum in mundum
-18 Non credit in nomine unigeniti Filii Dei
-35 Pater diligit Filium: et omnia dedit in manu
-36 Qui credit in Filium, habet vitam æternam
Qui a. incredulus est Filio, non videbit vitam
4- 5 Prædium, quod dedit Jacob Joseph filio suo
-12 Ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora ejus
-46 Cujus filius infirmabatur Capharnaüm
-47 Ut descenderet, et sanaret filium ejus
-49 Descende priusquam moriatur filius meus
-50 Dicit ei Jesus: Vade, filius tuus vivit
-51 Nuntiaverunt dicentes quia filius ej. viveret
-53 In qua dixit ei Jesus: Filius tuus vivit
5-19 Non potest Filius a se facere quidquam
Hæc et Filius similiter facit
-20 Pater enim diligit Filium
-21 Sic et Filius, quos vult, vivificat
-22 Sed omne judicium dedit Filio
-23 Ut omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem. Qui non honorificat Filium, non honorificat Patrem
-25 Quando mortui audient vocem Filii Dei
-26 Sic dedit et Filio habere vitam in semetipso
-27 Judicium facere, quia Filius hominis est
-28 Audient vocem Filii Dei
6-27 Cibum... quem Filius hominis dabit vobis
-40 Ut omnis qui videt Filium, et credit in eum
-42 Dicebant: Nonne hic est Jesus filius Joseph
-54 Nisi manducaveritis carnem Filii hominis
-63 Si ergo videritis Filium hominis ascendent.

Joan. 6-70 Quia tu es Christus Filius Dei
8-28 Cum exaltaveritis Filium hominis
-35 Filius autem manet in æternum
-36 Si ergo vos Filius liberaverit, vere liberi
-37 Scio quia filii Abrahæ estis
-39 Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite
9-19 Hic est filius vester, quem vos dicitis quia cæcus natus est ?
-20 Scimus quia hic est filius noster, et quia cæcus natus est
-35 Dixit ei : Tu credis in Filium Dei ?
10-36 Blasphemas : quia dixi, Filius Dei sum
11- 4 Ut glorificetur Filius Dei per eam
-27 Credidi, quia tu es Christus Filius Dei vivi
-52 Sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum
12-23 Venit hora, ut clarificetur Filius hominis
-34 Oportet exaltari Filium hominis? Quis est iste Filius hominis?
-36 Credite in lucem, ut filii lucis sitis
13-31 Nunc clarificatus est Filius hominis
14-13 Hoc faciam : ut glorificetur Pater in Filio
17- 1 Pater, venit hora, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te
-12 Et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis
19- 7 Debet mori, quia Filium Dei se fecit
-26 Dicit matri suæ : Mulier, ecce filius tuus
20-31 Credatis quia Jesus est Christus Filius Dei
21- 2 Et filii Zebedæi, et alii ex Discipulis ej. duo
Act. 2-17 Et prophetabunt filii vestri, et filiæ vestræ
-39 Vobis enim est promissio, et filiis vestris
3-13 Deus... glorificavit Filium suum Jesum
-25 Vos estis filii prophetarum et testamenti
-26 Vobis primum Deus suscitans Filium suum
4-30 Prodigia fieri per nomen sancti Filii tui Jesu
-36 Quod est interpretatum Filius consolationis
5-21 Et omnes seniores filiorum Israël
7- 5 Post ipsum, cum non haberet filium
-16 Quod emit... a filiis Hemor filii Sichem
-21 Et nutrivit eum sibi in filium
-23 Ut visitaret fratres suos filios Israël
-29 In terra Madian, ubi generavit filios duos
-37 Hic est Moyses qui dixit filiis Israël
-55 Et Filium hominis stantem a dextris Dei
8-37 Credo, Filium Dei esse Jesum Christum
9-15 Coram gentibus, et regibus, et filiis Israël
-20 Quoniam hic est Filius Dei
10-36 Verbum misit Deus filiis Israël
13-10 Fili diaboli, inimice omnis justitiæ
-21 Et dedit illis Deus Saül filium Cis
-22 Dixit : Inveni David filium Jesse
-26 Viri fratres, filii generis Abraham
-33 Quoniam hanc Deus adimplevit filiis nostris Filius meus es tu, ego hodie genui te
16- 1 Timotheus, filius mulieris Judææ fidelis
19-14 Scevæ principis sacerdotum septem filii
21- 5 Cum uxoribus et filiis usque foras civitatem
-21 Dicens non debere eos circumcidere filios s.
23- 6 Ego Pharisæus sum, filius Pharisæorum
-16 Quod cum audisset filius sororis Pauli
Rom. 1- 3 De Filio suo, qui factus est ei ex semine Dav.
- 4 Prædestinatus est Filius Dei in virtute
- 9 Cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii
5- 2 Et gloriamur in spe gloriæ filiorum Dei
-10 Reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus
8- 3 Deus Filium suum mittens in similitudinem
-14 Quic... Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei
-15 Sed accepistis spiritum adoptionis filiorum
-16 Testimonium reddit... quod sumus filii Dei
-17 Si autem filii, et hæredes
-19 Revelationem filiorum Dei expectat
-21 In libertatem gloriæ filiorum Dei
-23 Adoptionem filiorum Dei expectantes
-29 Prædestinavit conformes fieri imaginis Filii
-32 Qui etiam proprio Filio suo non pepercit
9- 4 Sunt Israëlitæ, quorum adoptio est filiorum
- 7 Neque qui semen sunt Abrahæ, omnes filii
- 8 Non qui filii carnis, hi filii Dei ; sed qui filii sunt promissionis
- 9 Secundum hoc tempus veniam ; et erit Saræ filius
-26 Ibi vocabuntur filii Dei vivi
-27 Si fuerit numerus filiorum Israël tanquam arena maris
1 Cor. 1- 9 Per quem vocati estis in societatem Filii ej.
4-14 Sed ut filios meos charissimos moneo
-17 Qui est filius meus charissimus, et fidelis
7-14 Alioquin filii vestri immundi essent
15-28 Tunc et ipse Filius subjectus erit ei
2 Cor. 1-19 Dei enim Filius Jesus Christus
3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israel
-13 Non intenderent filii Israël in faciem ejus
6-13 Tanquam filiis dico : Dilatamini et vos
-18 Vos eritis mihi in filios et filias
2 Cor. 12-14 Nec enim debent filii parentibus thesaurizare, sed parentes filiis
Galat. 1-16 Ut revelaret Filium suum in me
2-20 In fide vivo Filii Dei, qui dilexit me
3- 7 Quia qui ex fide sunt, ii sunt filii Abrahæ
-26 Omnes enim filii Dei estis per fidem
4- 4 Misit Deus Filium suum, factum ex muliere
- 5 Ut adoptionem filiorum reciperemus
- 6 Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem
- 7 Itaque jam non est servus, sed filius; quod si filius, et hæres per Deum
-22 Quoniam Abraham duos filios habuit
-25 Nunc est Jerus., et servit cum filiis suis
-27 Quia multi filii desertæ, magis quam ejus...
-28 Secundum Isaac promissionis filii sumus
-30 Ejice ancillam, et filium ejus : non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ
-31 Non sumus ancillæ filii, sed liberæ
Ephes. 1- 5 Qui prædestinavit nos in adoptionem filiorum
- 6 In qua gratificavit nos in dilecto Filio suo
2- 2 Qui nunc operatur in filios diffidentiæ
- 3 Et eramus natura filii iræ, sicut et cæteri
3- 5 Non est agnitum filiis hominum, sicuti...
4-13 In unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei
5- 1 Imitatores Dei, sicut filii charissimi
- 6 Venit ira Dei in filios diffidentiæ
- 8 Lux in Domino. Ut filii lucis ambulate
6- 1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino
- 4 Nolite ad iracundiam provocare filios vestr.
Philip. 2-15 Ut sitis sine querela, et simplices filii Dei
-22 Quia sicut patri filius, mecum servivit
Colos. 1-13 Et transtulit in regnum filii dilectionis suæ
3- 6 Venit ira Dei super filios incredulitatis
-20 Filii, obedite parentibus per omnia
-21 Nolite ad indignationem provocare filios
1 Thes. 1-10 Et expectare Filium ejus de cœlis
2- 7 Tanquam si nutrix foveat filios suos
-11 Sicut scitis, qualiter unumquemque vestrum (sicut pater filios suos).
5- 5 Omnes enim vos filii lucis estis et filii diei
2 Thes. 2- 3 Homo peccati, filius perditionis
1 Tim. 1- 2 Timotheo dilecto filio in fide
-18 Hoc præceptum commendo tibi, fili Timothee
2-15 Salvabitur a. per filiorum generationem
3- 4 Filios habentem subditos cum om. castitate
-12 Qui filiis suis bene præsint, et suis domibus
5- 4 Si qua autem vidua filios aut nepotes habet
-10 Si filios educavit, si hospitio recepit
-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare
2 Tim. 1- 2 Timotheo charissimo filio, gratia
2- 1 Tu ergo, fili mi, confortare in gratia
Tit. 1- 4 Tito dilecto filio secund. communem fidem
- 6 Unicus uxoris vir, filios habens fideles
2- 4 Ut viros suos ament, filios suos diligant
Phile. -10 Obsecro te pro meo filio, quem genui
Hebr. 1- 2 Diebus istis locutus est nobis in Filio
- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te ? Ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium?
- 8 Ad Filium autem : Thronus tuus Deus
2- 6 Aut filius hominis, quoniam visitas eum ?
-10 Qui multos filios in gloriam adduxerat
3- 6 Christus vero tanquam filius in domo sua
4-14 Qui penetravit cœlos, Jesum Filium Dei
5- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te
- 8 Et quidem cum esset Filius Dei, didicit ex iis
6- 6 Rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei
7- 3 Assimilatus aut. Filio Dei, manet sacerdos
- 5 Et quidem de filiis Levi sacerdotium accipientes
-28 Filium in æternum perfectum
10-29 Qui Filium Dei conculcaverit
11-21 Moriens, singulos filiorum Joseph benedixit
-22 De profectione filiorum Isr. memoratus est
-24 Negavit se esse filium filiæ Pharaonis
12- 5 Quæ vobis tanquam filiis loquitur, dicens Fili mi, noli negligere disciplinam Dom.
- 6 Flagellat a. omnem filium quem recipit
- 7 Tanquam filiis vobis offert se Deus : quis enim filius, quem non corripit pater ?
- 8 Ergo adulteri, et non filii estis
Jacob. 2-21 Offerens Isaac filium suum super altare
1 Petr. 1-14 Quasi filii obedientiæ, non configurati
5-13 Salutat vos Ecclesia... et Marcus filius meus
2 Petr. 1-17 Hic est Filius meus dilectus
2-14 Cor exercitatum avaritia habentes, maledictionis filii
1 Joan. 1- 3 Societas nostra sit cum Patre, et cum Filio
- 7 Sanguis Jesu Christi Filii ejus, emundat nos
2-22 Antichristus, qui negat Patrem et Filium
-23 Omnis qui negat Filium, nec Patrem habet : qui confitetur Filium, et Patrem habet
-24 Et vos in Filio et Patre manebitis
1 Joan. 3- 1 Ut filii Dei nominemur et simus
- 2 Charissimi, nunc filii Dei sumus
- 8 In hoc apparuit Filius Dei
-10 Manifesti sunt filii Dei, et filii diaboli
-23 Ut credamus in nomine Filii ej. Jesu Christi
4- 9 Quon. Filium suum unigenitum misit Deus
-10 Et misit Filium suum propitiationem
-14 Quon. Pater misit Filium suum Salvatorem
-15 Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus est Filius Dei
5- 5 Nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei
- 9 Quoniam testificatus est de Filio suo
-10 Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Qui non credit Filio, mendacem facit eum
Quod testificatus est Deus de Filio suo
-11 Et hæc vita in Filio ejus est
-12 Qui habet Filium, habet vitam : qui non habet Filium, vitam non habet
-13 Qui creditis in nomine Filii Dei
-20 Et scimus quoniam Filius Dei venit
Ut cognoscamus.. et simus in vero Filio ejus
2 Joan. - 3 Pax a Deo Patre et a Christo Jesu Filio Patris
- 4 Inveni de filiis tuis ambulantes in veritate
- 9 Hic et Patrem et Filium habet
-13 Salutant te filii sororis tuæ Electæ
3 Joan. - 4 Ut audiam filios meos in veritate ambulare
Apoc. 1-13 Similem Filio hominis, vestitum podere
2-14 Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israël
-18 Hæc dicit Filius Dei, qui habet oculos
-23 Et filios ejus interficiam in morte
7- 4 Signati, ex omni tribu filiorum Israël
12- 4 Ut, cum peperisset, filium ejus devoraret
- 5 Peperit filium masculum, qui recturus erat
Et raptus est filius ejus ad Deum
14-14 Sup. nubem sedentem similem Filio hominis
21- 7 Et ero illi Deus, et ille erit mihi filius
-12 Sunt nomina duodecim tribuum filiorum Is.

FILUM.

Gen. 14-23 A filo subtegminis usque ad corrigiam caligæ
Exod. 39- 3 Et extenuavit in fila, ut possent torqueri
Judic. 16- 9 Quomodo si rumpat quis filum de stupæ tortum putamine
-12 Qui ita rupit vincula quasi fila telarum

FIMBRIA.

Num. 15-38 Ut faciant sibi fimbrias per angulos pallior.
Deut. 22-12 Funiculos in fimbriis facies per quatuor angulos pallii tui
Psal. 44-14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus, in fimbriis aureis
Zach. 8-23 Et apprehendent fimbriam viri Judæi
Matth. 9-20 Et tetigit fimbriam vestimenti ejus
14-36 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
23- 5 Dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias
Marc. 6-56 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
Luc. 8-44 Accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti

FIMUS.

Exod. 29-14 Vituli et corium et fimum combures foris
Levit. 4-11 Cum capite, et pedibus, et intestinis, et fimo
8-17 Vitulum cum pelle, et carnibus, et fimo, cremans
16-27 Et comburent igni tam pelles quam carnes eorum ac fimum
Num. 19- 5 Quam sanguine et fimo flammæ traditis
3 Reg. 14-10 Sicut mundari solet fimus usque ad purum
Ezech. 4-15 Dedi tibi fimum boum pro stercoribus humanis

FINDO.

Deut. 14- 6 Omne animal quod in duas partes findit ungulam
- 7 De his a. quæ ruminant, et ungulam non findunt

FINGO.

3 Reg. 7-15 Et finxit duas columnas æreas
12-33 Mensis octavi, quem finxerat de corde suo
Psal. 32-15 Qui finxit sigillatim corda eorum
93- 9 Aut qui finxit oculum, non considerat ?
-20 Qui fingis laborem in præcepto
Prov. 29- 5 Homo qui blandis fictisque sermonibus loquitur
Sap. 15- 7 Laboriose fingit ad usus nostros unumquodque vas, et de eodem luto fingit quæ munda sunt in usum vasa
- 8 Cum labore vano deum fingit de eodem luto
- 9 Quoniam res supervacuas fingit
-11 Quoniam ignoravit qui se finxit
-13 Fragilia vasa, et sculptilia fingit
-16 Qui spiritum mutuatus est, is finxit illos

Sap. 15-16 Nemo e. sibi similem.. poterit deum fingere
-17 Mortuum fingit manibus iniquis
Eccli. 19-24 Et fingit se non videre quod ignoratum est
Isai. 54-17 Omne vas quod fictum est contra te
Jerem. 18-11 Ecce ego fingo contra vos malum
Zach. 12- 1 Et fingens spiritum hominis in eo
2 Mac. 6-24 Non e. ætati nostræ dignum est, inquit, fingere
Luc. 24-28 Et ipse se finxit longius ire
Rom. 9-20 Numquid dicit figmentum ei qui se finxit
2 Cor. 6- 6 (*Exhibeamus nos*) in charitate non ficta
1 Tim. 1- 5 Et conscientia bona, et fide non ficta
2 Tim. 2- 5 Recordationem accipiens ejus fidei, quæ est in te non ficta
2 Petr. 2- 3 In avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur

FINIO

Gen. 17-22 Cumque finitus esset sermo loquentis
49-32 Finitisque mandatis quibus filios instruebat
Levit. 8-33 Septem enim diebus finitur consecratio
Num. 34- 5 Et maris magni littore finietur
35- 5 Plaga æquali termino finietur
Josue. 6- 8 Cumque Josuë verba finisset
16- 3 Finiunturque regiones ejus mari magno
Ruth. 3- 3 Donec esum potumque finierit
3 Reg. 1-41 Jamque convivium finitum erat
4 Reg. 8- 3 Cumque finiti essent anni septem
2 Par. 18-34 Et finita est pugna in die illo
29-29 Cumque finita esset oblatio
Judith. 6-16 Finito itaque fletu, et per totam diem oratione populorum completa
-19 Tunc Ozias, finito consilio, suscepit eum
Job. 10-20 Paucitas dierum meorum finietur brevi
26-10 Usque dum finiantur lux et tenebræ
Eccli. 14-19 Sic generatio... alia finitur, et alia nascitur
Isai. 16- 4 Finitus est e. pulvis, consummatus est miser
24-13 Et racemi, cum fuerit finita vindemia
38-12 De mane usque ad vesperam finies me
-13 De mane usque ad vesperam finies me
Jerem. 8-20 Transiit messis, finita est æstas
2 Mac. 9- 5 Ut enim finivit hunc ipsum sermonem
10-13 Ab eo recessisset, veneno vitam finivit
Apoc. 11- 7 Et cum finierint testimonium suum

FINIS *et* FINES.

Gen. 6-13 Finis universæ carnis venit coram me
47-21 A.. terminis Ægypti usque ad extremos fines
Exod. 10- 4 Ego inducam cras locustam in fines tuos
-14 Et sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum
-19 Ne una quidem in cunctis finibus Ægypti
13- 7 Fermentatum, nec in cunctis finibus tuis
-20 In Etham in extremis finibus solitudinis
16-35 Usquequo tangerent fines terræ Chanaan
19-12 Ne ascendatis in montem, nec tangatis fines
Levit. 26- 6 Dabo pacem in finibus vestris: dormietis
Num. 20-16 Ecce in urbe Cades, quæ est in etxremis finibus tuis, positi
-21 Nec voluit... ut concederet transitum per fines suos
-22 Venerunt in montem Hor, qui est in finibus terræ Edom
21-13 Est in deserto, et prominet in finibus Amorrhæi
-15 Et recumberent in finibus Moabitarum
-23 Concedere noluit ut transiret Israël per fines suos
22- 4 Omnes qui in nostris finibus commorantur
-36 Quod situm est in extremis finibus Arnon
-39 In urbem quæ in extremis ejus finibus erat
32- 9 Ut non intrarent fines quos eis Dom. dedit
33- 6 In Etham... in extremis finibus solitudinis
-37 In monte Hor in extremis finibus terræ Edom
-44 Venerunt in Jieabarim, quæ est in finibus Moabitarum
34- 2 Sorte ceciderit, his finibus terminabitur
- 6 A mari... incipiet, et ipso fine claudetur
-10 Inde metabuntur fines contra Orientalem plagam
-12 Hanc habebitis terram per fines suos in circuitu
35-26 Si interfector extra fines urbium
Deut. 11-12 A principio anni usque ad finem ejus
13- 7 Quæ juxta vel procul sunt, ab initio usque ad finem terræ
20- 9 Cumq. siluerint.. et finem loquendi fecerint
28-49 De longinquo et de extremis terræ finibus
31-30 Et ad finem usque complevit
Josue. 13-27 Hujus quoque finis, Jordanis est
15- 4 Hic erit finis Meridianæ plagæ
-11 Maris contra Occidentem fine concluditur
18-19 Ab Aquilone in fine Jordanis ad Australem plagam
19-12 Contra Orientem in fines Ceseleththabor
-47 Et ipso fine concluditur. Ascenderuntq. filii
Josue. 22-32 Et Gad, de terra Galaad, finium Chanaan
24- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham de Mesopotamiæ finibus
-30 Sepelieruntque eum in finibus possessionis
Judic. 1-18 Cepitque Judas Gazam cum finibus suis
2- 9 Sepelierunt eum in finibus possessionis suæ
10-16 Quæ dicentes, omnia de finibus suis alienorum deorum idola projecerunt
11-13 Quando ascendit de Ægypto a finibus Arnon
-22 Et universos fines ejus de Arnon usque Jaboc
16- 9 Et in cubiculo finem rei expectantibus
1 Reg. 2-10 Dominus judicabit fines terræ
5- 6 Percussit in secretiori parte natium Azotum, et fines ejus
6- 9 Et si quidem per viam finium suorum ascenderit contra Bethsames
10- 2 Juxta sepulcrum Rachel in finibus Benjamin
17- 1 Inter Socho et Azeca, in finibus Dommim
27- 1 Cessetque me quærere in cunctis finibus Isr.
2 Reg. 21- 5 Ut ne unus quidem residuus sit de stirpe ej. in cunctis finibus Israël
3 Reg. 1- 3 Quæsierunt igitur adolescentulam speciosam in omnibus finibus Israël
4 Reg. 10-32 Percussitque eos Hazaël in universis finibus Israël
1 Par. 5-23 Possederunt terram a finibus Basan
21-12 Interficere in universis finibus Israël
2 Par. 11-23 Et in cunctis finibus Juda et Benjamin
2 Esdr. 13- 6 Et in fine dierum rogavi regem
Tobiæ. 13-13 Et omnes fines terræ adorabunt te
14-13 Video e. quia iniquitas ejus finem dabit ei
Judith. 2-12 Cumque pertransisset fines Assyriorum
-15 Occupavit... a Cilicia usque ad fines Japheth
7-17 Et sit finis noster brevis in ore gladii
15- 6 Quousque pervenirent ad extremitatem finium suorum
16- 6 Dixit se incensurum fines meos
Job. 6-11 Aut quis finis meus, ut patienter agam?
7- 2 Sicut mercenarius præstolatur finem operis
12-17 Adducit consiliarios in stultum finem
16- 3 Numquid habebunt finem verba ventosa?
18- 2 Usque ad quem finem verba jactabitis?
20- 7 Quasi sterquilinium in fine perdetur
28- 3 Et universorum finem ipse considerat
-24 Ipse enim fines mundi intuetur
34-36 Pater mi, probetur Job usque ad finem
Psal. 4- 1 In finem in carminibus, Psalmus David
5- 1 In finem pro ea, quæ hæreditatem consequitur
6- 1 In finem in carminibus, Psalmus David
7- 7 Et exaltare in finibus inimicorum meorum
8- 1 In finem pro torcularibus, Psalmus David
9- 1 In finem pro occultis filii, Psalmus David
- 7 Inimici defecerunt frameæ in finem
-19 Quoniam non in finem oblivio erit pauperis Patientia pauperum non peribit in finem
H. 10-11 Avertit faciem suam ne videat in finem
10- 1 In finem, Psalmus David
11- 1 In finem pro octava, Psalmus David
12- 1 In finem, Psalmus David
Usquequo, Do., oblivisceris me in finem?
13- 1 In finem, Psalmus David. Dixit insipiens
15-11 Delectationes in dextera tua usque in finem
17- 1 In finem puero Domini David
-36 Et disciplina tua correxit me in finem
18- 1 In finem, Psalmus David. Cœli enarrant
- 5 Et in fines orbis terræ verba eorum
19- 1 In finem, Psalmus David. Exaudiat te
20- 1 In finem, Psalmus David. Domine, in virt.
21- 1 In finem pro susceptione matutina, Psalmus
-28 Convertentur ad Dom. universi fines terræ
24- 1 In finem, Psalmus David. Ad te, Domine
25- 1 In finem, Psalmus David. Judica me, Dom.
30- 1 In finem, Psalmus David, pro extasi
35- 1 In finem, servo Domini ipsi David
37- 7 Miser factus sum et curvatus sum usque in finem
38- 1 In finem, ipsi Idithun, canticum David
- 5 Notum fac mihi, Domine, finem meum
39- 1 In finem, Psalmus ipsi David. Expectans
40- 1 In finem, Psalmus ipsi David. Beatus qui..
41- 1 In finem, intellectus filiis Core
43- 1 In finem, filiis Core ad intellectum
-23 Exurge, et ne repellas in finem
44- 1 In finem, pro iis qui commutabuntur, filiis
45- 1 In finem, filiis Core, pro arcanis, Psalmus
-10 Auferens bella usque ad finem terræ
46- 1 In finem, pro filiis Core Psalmus
47-11 Sic et laus tua in fines terræ:
48- 1 In finem, filiis Core Psalmus. Audite hæc
-10 Et vivet adhuc in finem
50- 1 In finem, Psalmus David
51- 1 In finem, intellectus David
- 7 Propterea Deus destruet te in finem
Psal. 52- 1 In finem, pro Maëleth intelligentiæ David
53- 1 In finem, in carminibus intellectus David
54- 1 In finem, in carminibus intellectus David
55- 1 In finem, pro populo, qui a sanctis longe factus est
56- 1 In finem, Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
57- 1 In finem, Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
58- 1 In finem, Ne disperdas, David in tituli inscriptionem
-14 Quia Deus dominabitur Jacob, et finium terræ
59- 1 In finem, pro his qui immutabuntur
60- 1 In finem, in hymnis David. Exaudi, Deus
- 3 A finibus terræ ad te clamavi
61- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus David
63- 1 In finem, Psalmus David. Exaudi, Deus
64- 1 In finem, Psalmus David, canticum Jerem.
- 6 Salutaris noster, spes omnium finium terræ
65- 1 In finem, canticum Psalmi resurrectionis
66- 1 In finem, in hymnis, Psalmus cantici David
- 8 Et metuant eum omnes fines terræ
67- 1 In finem, Psalmus cantici ipsi David
-17 Etenim Dominus habitabit in finem
68- 1 In finem, pro iis qui commutabuntur, David
69- 1 In finem, Psalmus David, in rememorationem
73- 1 Ut quid Deus repulisti in finem
- 3 Leva manus tuas in superbias eorum in finem
-10 Irritat adversarius nomen tuum in finem
-11 De medio sinu tuo in finem
-19 Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem
74- 1 In finem, Ne corrumpas, Psalmus cantici
75- 1 In finem, in laudibus, Psalmus Asaph
76- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus Asaph
- 9 Aut in finem misericordiam suam abscindet
78- 5 Usquequo, Domine, irasceris in finem?
79- 1 In finem, pro iis qui commutabuntur
80- 1 In finem pro torcularibus, Psalmus
83- 1 In finem pro torcularibus filiis Core
84- 1 In finem filiis Core, Psalmus
87- 1 Canticum Psalmi, filiis Core, in finem
88-47 Usquequo, Domine, avertis in finem?
94- 4 Quia in manu ejus sunt omnes fines terræ
104-31 Venit..et ciniphes in omnibus finibus eorum
-33 Et contrivit lignum finium eorum
108- 1 In finem, Psalmus David
118-96 Omnis consummationis vidi finem
144- 3 Et magnitudinis ejus non est finis
147-14 Qui posuit fines tuos pacem
Prov. 8-29 Legem ponebat aquis, ne transirent fines
17-24 Oculi stultorum in finibus terræ
22- 4 Finis modestiæ timor Domini, divitiæ
31-10 Procul, et de ultimis finibus pretium ejus
Eccle. 3-11 Quod operatus est Deus ab initio usque ad finem
7- 3 In illa enim finis cunctorum admonetur
- 9 Melior est finis orationis quam principium
9-12 Nescit homo finem suum: sed sicut pisces
12-12 Faciendi plures libros nullus est finis
-13 Finem loquendi pariter omnes audiamus
Sap. 2- 1 Et non est refrigerium in fine hominis
- 5 Et non est reversio finis nostri
4-17 Videbunt e. finem sapientis, et non intelligent
5- 4 Vitam illorum æstimabamus insaniam et finem illorum sine honore
6- 2 Et intelligite, discite, judices finium terræ
8- 1 Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter
11-14 Admirantes in finem exitus
-15 Deriserunt, in finem eventus mirati sunt
12-27 Propter quod et finis condemnationis eorum venit super illos
14-14 Et ideo brevis illorum finis est inventus
-27 Omnis mali causa est, et initium et finis
18-21 Restitit iræ, et finem imposuit necessitati
19- 4 Ducebat enim illos ad hunc finem digna necessitas
Prolog. Eccli. Ad illa quæ ad finem ducunt
Eccli. 10-15 Et subvertet eum in finem
-16 Et destruxit eos usque in finem
11-29 Et in fine hominis denudatio operum illius
14-20 Omne opus corruptibile in fine deficiet
21-11 In fine illorum inferi, et tenebræ, et pœnæ
22- 9 Et in fine narrationis dicit: Quis est hic?
23-24 Non fatigabitur transgrediens usque ad finem
31- 4 Laboravit pauper in diminutione victus, et in fine inops fit
36-10 Festina tempus, et memento finis
43-28 Propter ipsum confirmatus est itineris finis
46-22 Et ante tempus finis vitæ suæ et sæculi

Eccli. 46-23 Notum fecit regi, et ostendit illi finem vitæ
47-26 Et finem habuit Salomon cum patribus suis
Isai. 2- 7 Et non est finis thesaurorum ejus
5-26 Et sibilabit ad eum de finibus terræ
9- 7 Multiplicabitur ejus imperium, et pacis non erit finis
13-20 Non habitabitur usque in finem
24-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam
28-25 Ponet... milium, et viciam in finibus suis
45-22 Et salvi eritis omnes fines terræ
52-10 Videbunt omnes fines terræ salutare Dei
57-16 Neque usque ad finem irascar
Jerem. 3- 5 Numquid... aut perseverabis in finem ?
6-22 Et gens magna consurget a finibus terræ
17- 3 Propter peccata in universis finibus tuis
29-11 Ut dem vobis finem et patientiam
50-26 Venite ad eam ab extremis finibus
-41 Reges multi consurgent a finibus terræ
51-13 Venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ
Thren. 1- 9 Nec recordata est finis sui
3-18 Et dixi : Periit finis meus, et spes mea
4-18 Appropinquavit finis noster : completi sunt dies nostri, quia venit finis noster
Baruc. 3-18 Et non est finis acquisitionis eorum
-25 Magnus est, et non habet finem
Ezech. 7- 2 Finis venit, venit finis super quatuor plagas
- 3 Nunc finis super te, et immittam furorem
- 6 Finis venit, venit finis, evigilavit
11-10 In finibus Israël judicabo vos
-11 In finibus Israël judicabo vos
25- 9 De civitatibus, inquam, ejus, et de finibus
29-13 Post finem quadraginta annorum congregabo
40-12 Et cubitus unus finis utrinque
43-12 Omnis finis ejus in circuitu
48- 1 Hæc nomina tribuum a finibus Aquilonis
-13 Levitis similiter juxta fines sacerdotum
-28 Et erit finis de Thamar usque ad aquas
Dan. 4-26 Post finem mensium duodecim... deambulabat
-31 Igitur post finem dierum... oculos meos ad cœlum levavi
7-26 Conteratur, et dispereat usque in finem
-28 Huc usque finis verbi
8-17 Quoniam in tempore finis complebitur visio
-19 Quoniam habet tempus finem suum
9-24 Et finem accipiat peccatum, et deleatur iniq.
-26 Et finis ejus vastitas, et post finem belli statuta desolatio
-27 Usque ad... finem perseverabit desolatio
11- 6 Et post finem annorum fœderabuntur
-13 Et in fine temporum annorumque veniet
-27 Quia adhuc finis in aliud tempus
12- 6 Usquequo finis horum mirabilium
-13 Et stabis in sorte tua in finem dierum
Joel. 3- 6 Ut longe faceretis eos de finibus suis
Amos. 1-11 Et indignationem suam servaverit usque in finem
6-11 Et respondebit : Finis est. Et dicet ei : Tace
8- 2 Venit finis super populum meum Israël
- 7 Si oblitus fuero usque ad finem omnia
Mich. 5- 6 Et cum calcaverit in finibus nostris
Nahum. 2- 9 Et non est finis divitiarum ex omnibus
3- 3 Nec est finis cadaverum, et corruent in corporibus suis
- 9 Et Ægyptus, et non est finis
Habac. 1- 4 Et non pervenit usque ad finem judicium
2- 3 Et apparebit in finem, et non mentietur
Zach. 9-10 Et a fluminibus usque ad fines terræ
1 Mac. 1- 3 Et pertransiit usque ad fines terræ,
2-46 Quotquot invenerunt in finibus Israel
3-36 Ut constitueret habitatores filios alienigenas in omnibus finibus eorum
-42 Et exercitus applicabant ad fines eorum
5- 9 Adversus Israelitas qui erant in finibus eorum
-60 Fugati sunt... usque in fines Judææ
6-25 Extenderunt manum, sed et in omnes fines nostros
7-24 Exiit in omnes fines Judææ in circuitu
9-23 Emerserunt iniqui in omnibus finibus Israël
-72 Non apposuit amplius venire in fines ejus
10-31 Sit sancta et libera cum finibus suis
-43 Jerosolymis, et in omnibus finibus ejus
-89 Dedit ei Accaron, et omnes fines ejus
11-34 Statuimus ergo illis omnes fines Judææ
-59 A terminis Tyri usque ad fines Ægypti
14- 6 Et dilatavit fines gentis suæ
-33 Et Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ
-34 Et Gazaram, quæ est in finibus Azoti
15-29 Fines earum desolastis, et fecistis plagam
-30 In quibus dominati estis extra fines Judææ
2 Mac. 5- 7 Finem vero insidiarum suarum confusionem accepit
6-15 Ut peccatis nostris in finem devolutis
2 Mac. 8-29 Ut in finem servis suis reconciliaretur
15-38 Ego quoque in his faciam finem sermonis
Matth. 2-16 In Bethlehem, et in omnibus finibus ejus
4-13 In finibus Zabulon et Nephthalim
8-34 Rogabant, ut transiret a finibus eorum
10-22 Qui autem perseveraverit usque in finem
12-42 Quia venit a finibus terræ audire sapientiam
15-22 Mulier Chananæa a finibus illis egressa
-39 Et venit in fines Magedan
19- 1 Et venit in fines Judææ trans Jordanem
24- 6 Oportet e. hæc fieri, sed nondum est finis
-13 Qui autem perseveraverit usque in finem
26-58 Sedebat cum ministris, ut videret finem
Marc. 3-26 Et non poterit stare, sed finem habet
5-17 Rogare cœperunt eum ut discederet de finibus
7-24 Inde surgens abiit in fines Tyri et Sidonis
-31 Exiens de finibus Tyri, venit per Sidonem ad mare Galilææ inter medios fines Decapoleos
10- 1 Inde exurgens venit in fines Judææ
13- 7 Oportet enim hæc fieri : sed nondum finis
-13 Qui a. sustinuerit in finem, hic salvus erit
Luc. 1-33 Et regni ejus non erit finis
11-31 Quia venit a finibus terræ audire sapientiam
21- 9 Oportet primum hæc fieri, sed nondum statim finis
22-37 Etenim ea quæ sunt de me, finem habent
Joan. 13- 1 Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos
Act. 13-50 Et ejecerunt eos de finibus suis
Rom. 6-21 Nam finis illorum mors est
-22 Habetis... finem vero vitam æternam
10- 4 Finis enim legis, Christus, ad justitiam
-18 Et in fines orbis terræ verba eorum
1 Cor. 1- 8 Qui et confirmabit vos usque in finem
10-11 In quos fines sæculorum devenerunt
15-24 Deinde finis; cum tradiderit regnum Deo
2 Cor. 1-13 Spero a. quod usque in finem cognoscetis
11-15 Quorum finis erit secundum opera ipsorum
Philip. 3-19 Quorum finis interitus : quorum deus venter
1 Thes. 2-16 Ira Dei super illos usque in finem
1 Tim. 1- 5 Finis autem præcepti est charitas
Hebr. 3- 6 Gloriam spei usque ad finem firmam retineamus
-14 Usque ad finem firmum retineamus
6-11 Ad expletionem spei usque in finem
-16 Et omnis controversiæ eorum finis
7- 3 Neque initium dierum, neque finem vitæ habens
Jacob. 5-11 Audistis, et finem Domini vidistis
1 Petr. 1- 9 Reportantes finem fidei vestræ
3- 8 In fine autem, om. unanimes, compatientes
4- 7 Omnium autem finis appropinquavit
-17 Quis finis eorum... qui non credunt
Apoc. 1- 8 Ego sum Alpha et Omega, principium et finis, dicit Dominus
2-26 Custodierit usque in finem opera mea
21- 6 Ego sum Alpha et Omega, initium et finis
22-13 Ego sum... principium et finis

FINITIMI, Æ.

Ezech. 27- 4 Finitimi tui, qui te ædificaverunt
Judæ. - 7 Finitimæ civitates simili modo exfornicatæ

FINITIO.

Eccli. 40- 2 Adinventio expectationis, et dies finitionis

FIO. *Vide* FACIO.

FIRMAMENTUM.

Gen. 1- 6 Fiat firmamentum in medio aquarum
- 7 Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas quæ erant sub firmamento
Ab his quæ erant super firmamentum
- 8 Vocavitque Deus firmamentum, cœlum
-14 Fiant luminaria in firmamento cœli
-15 Ut luceant in firmamento cœli
-17 Et posuit eas in firmamento cœli
-20 Volatile super terram sub firmamento
2 Reg. 22-19 Factus est Dominus firmamentum meum
3 Reg. 8-43 Exaudies... in firmamento habitaculi tui
-49 In cœlo, in firmamento solii tui
Psal. 17- 3 Dominus firmamentum meum
18- 2 Opera manuum ej. annuntiat firmamentum
24-14 Firmamentum est Dominus timentibus eum
70- 3 Firmamentum meum, et refugium m. es tu
71-16 Et erit firmamentum in terra in summis
72- 4 Et firmamentum in plaga eorum
88-41 Posuisti firmamentum ejus formidinem
104-16 Et omne firmamentum panis contrivit
150- 1 Laudate eum in firmamento virtutis ejus
Sap. 4- 3 Nec stabile firmamentum collocabunt
Eccli. 3-34 In tempore casus sui inveniet firmamentum
4-29 Et firmamentum in operibus justitiæ
Eccli. 27- 9 In die agnitionis invenies firmamentum
34-19 Firmamentum virtutis, tegimen ardoris
43- 1 Altitudinis firmamentum pulchritudo ej. est
- 9 In firmamento cœli resplendens gloriose
49-17 Firmamentum gentis, rector fratrum
Ezech. 1-22 Super capita animalium firmamenti
-23 Sub firmamento autem pennæ eorum rectæ
-25 Cum fieret vox super firmamentum
-26 Et super firmamentum, quod erat imminens
10- 1 Et ecce in firmamento, quod erat sup. caput
Dan. 3-56 Benedictus es in firmamento cœli
12- 3 Fulgebunt quasi splendor firmamenti
1 Mac. 2-43 Et facti sunt illis ad firmamentum
6-18 Quærebant... et firmamentum gentiu
Colos. 2- 5 Et videns... et firmamentum ejus
1 Tim. 3-15 Columna et firmamentum veritatis

FIRMITAS.

Gen. 41-32 Firmitatis indicium est
Prov. 22-21 Ut ostenderem tibi firmitatem
2 Mac. 10-34 Qui intus erant, loci firmitate confisi
2 Petr. 3-17 Ne... excidatis a propria firmitate

FIRMITER, ISSIME.

Judic. 9-51 Clausa firmissime janua
2 Par. 24-13 Et firmiter eam stare fecerunt

FIRMO.

Exod. 15-17 Quod firmaverunt manus tuæ
Levit. 5- 4 Idipsum juramento et sermone firmaverit
26- 9 Et firmabo pactum meum vobiscum
Josue. 6-22 Sicut illi juramento firmastis
2 Reg. 7-12 Et firmabo regnum ejus
-24 Firmasti enim tibi populum tuum Israël
3 Reg. 2-12 Et firmatum est regnum ejus nimis
-24 Vivit Dominus qui firmavit me
6-12 Firmabo sermonem meum tibi
8-26 Deus Israël, firmentur verba tua
4 Reg. 15-19 Ut esset ei in auxilium, et firmaret regnum ej.
1 Par. 17-12 Et firmabo solium ejus usque in æternum
22-10 Firmaboque solium regni ejus super Israël
28- 7 Et firmabo regnum ejus usque in æternum
2 Par. 6-17 Firmetur sermo tuus, quem locutus es
11-12 Firmavitque eas summa diligentia
26- 9 Ædificavitq. Ozias turres... firmavitque eas
Job. 11-13 Tu autem firmasti cor tuum, et expandisti
Psal. 31- 8 Firmabo super te oculos meos
32- 6 Verbo Domini cœli firmati sunt
63- 6 Firmaverunt sibi sermonem nequam
88-14 Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua
99- 1 Etenim firmavit orbem terræ
104-24 Et firmavit eum super inimicos ejus
135- 6 Qui firmavit terram super aquas
Prov. 8-28 Quando æthera firmabat sursum
15-26 Sermo pulcherrimus firmabitur ab eo
16-12 Quoniam justitia firmatur solium
25- 5 Et firmabitur justitia thronus ejus
29-14 Thronus ejus in æternum firmabitur
Eccli. 3- 3 Judicium matris exquirens, firmavit in filios
-11 Benedictio patris firmat domos filiorum
4-20 Et firmabit illum, et iter adducet
7-39 Ex his enim in dilectione firmaberis
15- 3 Et firmabitur in illo, et non flectetur
24-15 Et sic in Sion firmata sum
26-13 In filia non avertente se, firma custodiam
Isai. 42- 5 Firmans terram, et quæ germinant ex ea
Jerem. 35-16 Firmaverunt igitur filii Jonadab... præceptum patris sui
51-53 Et firmaverit in excelso robur suum
Thren. 2- 4 Firmavit dexteram suam quasi hostis
Ezech. 17- 5 Ut firmaret radicem super aquas multas
1 Mac. 9-62 Extruxit diruta ejus, et firmaverunt eam
Luc. 9-51 Et ipse faciem suam firmavit
16-26 Inter nos et vos chaos magnum firmatum est

FIRMUS, IOR, ISSIMUS.

Exod. 15-17 Firmissimo habitaculo tuo quod operatus es
Deut. 28-52 Destruantur muri tui firmi atque sublimes
Ruth. 4- 7 Cedebat, ut esset firma concessio
1 Reg. 23-14 Morabatur autem David in deserto in locis firmissimis
2 Reg. 7-16 Et thronus tuus erit firmus jugiter
23- 5 Pactum.. firmum in omnibus atq. munitum
3 Reg. 8-13 Firmissimum solium tuum in sempiternum
4 Reg. 10- 2 Qui habetis... et civitates firmas, et arma
1 Par. 17-14 Et thronus ejus erit firmissimus
2 Par. 6-33 Tu exaudies de cœlo firmissimo
-39 De cœlo, hoc est, de firmo habitaculo tuo
8- 6 Balaath etiam et omnes urbes firmissimas
2 Esdr. 3-19 Contra ascensum firmissimi anguli
Judith. 8-31 Orate ut firmum faciat Deus consilium m.
Job. 5- 3 Ego vidi stultum firma radice
Prov. 12-19 Labium veritatis firmum erit in perpetuum
15-25 Et firmos faciet terminos viduæ

Prov. 18-19 Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma
Sap. 14- 3 Dedisti... inter fluctus semitam firmissimam
Eccli. 5-12 Esto firmus in via Domini
26-23 Et pedes firmi super plantas stabilis mulieris
Jerem. 33- 3 Annuntiabo tibi grandia et firma quæ nescis
Dan. 11-24 Et contra firmissimas cogitationes inibit
1 *Mac.* 1-35 Ædificaverunt civitatem David muro magno et firmo, et turribus firmis
4-60 Ædificaverunt... et turres firmas
6-37 Et turres ligneæ super eos firmæ protegentes
9-14 Vidit Judas, quod firmior est pars exercitus
2 *Mac.* 12-13 Aggressus est autem et civitatem quamdam firmam
-18 Relicto in quodam loco firmissimo præsidio
Rom. 4-16 Ut secundum gratiam firma sit promissio
15- 1 Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere
1 *Cor.* 7-37 Nam qui statuit in corde suo firmus
2 *Cor.* 1- 7 Ut spes nostra firma sit pro vobis
2 *Tim.* 2-19 Sed firmum fundamentum Dei stat
Hebr. 2- 2 Dictus est sermo, factus est firmus
3- 6 Gloriam spei usque ad finem firmam retineamus
-14 Usque ad finem firmum retineamus
6-19 Anchoram habemus animæ tutam ac firmam
2 *Petr.* 1-19 Habemus firmiorem propheticum sermonem

FISCELLA.

Exod. 2- 3 Sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit
- 5 Cum vidisset fiscellam in papyrione

FISCUS.

1 *Esdr.* 7-20 Dabitur de thesauro, et de fisco regis

FISTULA, *herba*.

Cant. 4-14 Nardus et crocus, fistula et cinnamomum

FISTULÆ.

2 *Reg.* 5- 8 Et tetigisset domatum fistulas
Job. 40-13 Ossa ejus velut fistulæ æris
Dan. 3- 5 Qua audieritis sonitum tubæ, et fistulæ
- 7 Ut audierunt... sonitum tubæ, fistulæ
-10 Qui audierit sonitum tubæ, fistulæ

FIXURA.

Joan. 20-25 Nisi videro in manibus ejus fixuram clavorum

FLACCENTIA.

Isai. 19-10 Et erunt irrigua ejus flaccentia

FLAGELLO.

Gen. 12-17 Flagellavit a. Dominus Pharaonem plagis
Exod. 5-14 Flagellatique sunt qui præerant operibus
Tobiæ. 13- 2 Quoniam tu flagellas et salvas
Job. 9-23 Si flagellat, occidat semel
Psal. 72- 5 Et cum hominibus non flagellabuntur
-14 Et fui flagellatus tota die
Prov. 19-25 Pestilente flagellato stultus sapientior erit
Sap. 12-22 Inimicos nostros multipliciter flagellas
16-16 Per fortitudinem brachii tui flagellati sunt
Eccli. 30-14 Dives imbecillis et flagellatus malitia
2 *Mac.* 3-26 Et ex utraque parte flagellabant
-34 Tu autem a Deo flagellatus, nuntia
-38 Mitte illuc, et flagellatum eum recipies
5-18 Hic statim adveniens flagellatus et repulsus
Matth. 10-17 Et in synagogis suis flagellabunt vos
20-19 Ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum
23-34 Et ex eis flagellabitis in synagogis vestris
27-26 Jesum autem flagellatum tradidit eis
Marc. 10-34 Et flagellabunt eum, et interficient eum
Luc. 18-32 Et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur
-33 Et postquam flagellaverint, occident eum
Joan. 19- 1 Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit
Act. 22-25 Et indemnatum licet vobis flagellare?
Hebr. 12- 6 Flagellat a. omnem filium quem recipit

FLAGELLUM.

Exod. 5-16 En famuli tui flagellis cædimur
3 *Reg.* 12-11 Pater meus cecidit vos flagellis
-14 Pater meus cecidit vos flagellis
2 *Par.* 10-11 Pater meus cecidit vos flagellis
-14 Pater meus cecidit vos flagellis
Judith. 7-20 Aut in tuo flagello vindica iniquitates
8-27 Supplicia minora esse, flagella Domini
Job. 5-21 A flagello linguæ absconderis
19- 6 Et flagellis suis me cinxerit
Psal. 31-10 Multa flagella peccatoris
34-15 Congregata sunt super me flagella
37-18 Quoniam ego in flagella paratus sum
90-10 Et flagellum non appropinquabit
Prov. 26- 3 Flagellum equo, et camus asino
Eccli. 22- 6 Flagella et doctrina in omni tempore sapientia
23- 2 Quis superponet in cogitatu meo flagella
26- 9 In muliere zelotypa, flagellum linguæ
28-21 Flagelli plaga livorem facit
30- 1 Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella
40- 9 Ad hæc... fames, et contritio, et flagella
Isai. 10-26 Suscitabit... Dom. exercituum flagellum
16- 8 Flagella ejus usque ad Jazer pervenerunt
28-15 Flagellum inundans cum transierit
-18 Flagellum inundans cum transierit
Nahum. 3- 2 Vox flagelli, et vox impetus rotæ
Marc. 15-15 Et tradidit Jesum flagellis cæsum
Joan. 2-15 Cum fecisset quasi flagellum de funiculis
Act. 22-24 Jussit... et flagellis cædi, et torqueri eum

FLAGITIOSISSIMUS.

2 *Mac.* 7-34 Sceleste, et omnium hominum flagitiosissime

FLAGITIUM.

Gen. 44- 7 Ut servi tui tantum flagitii commiserint
Judic. 20-13 Qui hoc flagitium perpetrarunt
2 *Mac.* 12- 3 Tale quoddam flagitium perpetrarunt

FLAGRA.

2 *Mac.* 7- 1 Septem fratres... flagris et taureis cruciatos

FLAGRO.

Num. 11- 4 Vulgus quippe... flagravit desiderio

FLAMMA.

Exod. 3- 2 Apparuitque ei Dominus in flamma ignis
Levit. 13-52 Et idcirco comburetur flammis
21- 9 Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro... flammis exuretur
Num. 19- 5 Quam sanguine et fimo flammæ traditis
- 6 Bis tinctum sacerdos mittet in flammam
21-28 Flamma de oppido Sehon, et devoravit
31-10 Viculos et castella flamma consumpsit
-23 Omne quod potest transire per flammas
Josue. 11-13 Asor munitissimam flamma consumpsit
Judic. 13-20 Cumque ascenderet flamma altaris
Angelus Dom. pariter in flamma ascendit
15- 5 Ut vineas quoque et oliveta flamma consumeret
20-40 Cerneret... et flammas in sublime ferri
-48 Viculos Benjamin vorax flamma consumpsit
Job. 15-30 Ramos ejus arefaciet flamma
18- 5 Nec splendebit flamma ignis ejus
41-12 Et flamma de ore ejus egreditur
Psal. 28- 7 Vox Dom. intercidentis flammam ignis
82-15 Et sicut flamma comburens montes
105-18 Flamma combussit peccatores
Cant. 8- 6 Lampades ignis atque flammarum
Sap. 17- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare poterant
19-20 Flammæ econtrario corruptibilium animalium non vexaverunt carnes
Eccli. 8-13 Ne incendaris flamma ignis peccatorum
21-10 Et consummatio illorum flamma ignis
28-26 Et in flamma sua non comburet justos
36-11 In ira flammæ devoretur qui salvatur
45-24 Et consumpsit illos in flamma ignis
51- 6 A pressura flammæ quæ circumdedit me
Isai. 5-24 Sicut... et calor flammæ exurit
10-17 Et erit... Sanctus ejus in flamma
29- 6 Tempestatis et flammæ ignis devorantis
30-30 In comminatione furoris, et flamma ignis devorantis
43- 2 Et flamma non ardebit in te
47-14 Non liberabunt animam s. de manu flammæ
50-11 Accendentes ignem, accincti flammis
Et in flammis quas succendistis
66-15 Et increpationem suam in flamma ignis
Jerem. 48-45 Quia ignis egressus est de Hesebon, et flamma de medio Seon
Thren. 2- 3 Succendit in Jacob quasi ignem flammæ
Ezech. 20-47 Non extinguetur flamma succensionis
Dan. 3-22 Viros illos... interfecit flamma ignis
-24 Et ambulabant in medio flammæ
-47 Et effundebatur flamma super fornacem
-49 Et excussit flammam ignis de fornace
-88 Liberavit nos de medio ardentis flammæ
7- 9 Thronus ejus flammæ ignis
11-33 Et ruent in gladio et in flamma
Osee. 7- 6 Ipse succensus quasi ignis flammæ
Joel. 1-19 Et flamma succendit omnia ligna
2- 3 Ignis vorans, et post eum exurens flamma
- 5 Sicut sonitus flammæ ignis devorantis
Abdiæ. -18 Et erit... et domus Joseph flamma
1 *Mac.* 2-59 Credentes, liberati sunt de flamma
3- 5 Et qui conturbabant populum suum, eos succendit flammis
2 *Mac.* 1-32 Ex eis flamma accensa est
6-11 Flammis succensi sunt, eo quod verebantur
Luc. 16-24 Quia crucior in hac flamma
Act. 7-30 Apparuit illi... in igne flammæ rubi
2 *Thes.* 1- 8 In flamma ignis dantis vindictam
Hebr. 1- 7 Qui facit... ministros suos flammam ignis
Apoc. 1-14 Et oculi ejus tanquam flamma ignis
2-18 Qui habet oculos tanquam flammam ignis
19-12 Oculi autem ejus sicut flamma ignis

FLAMMANS.

Isai. 4- 5 Et splendorem ignis flammantis in nocte

FLAMMEUS.

Gen. 3-24 Et flammeum gladium atque versatilem

FLATUS.

Deut. 8-15 In qua erat serpens flatu adurens
Job. 34-14 Spiritum illius et flatum ad se trahet
Sap. 2- 2 Quoniam fumus flatus est in naribus nostris
Isai. 30-33 Flatus Domini sicut torrens sulphuris
42- 5 Dans flatum populo qui est super eam
67-16 Quia spiritus a facie mea egredietur, et flatus ego faciam
Dan. 5-23 Qui habet flatum tuum in manu sua
Act. 27-15 Data nave flatibus, ferebamur
-40 Secundum auræ flatum tendebant ad littus

FLAVESCO.

Prov. 23-31 Ne intuearis vinum quando flavescit

FLAVUS.

Levit. 13-30 Et capillus flavus, solitoque subtilior
-36 Utrum capillus in flavum colorem sit immutatus

FLEBILIS.

Sap. 18-10 Et flebilis audiebatur planctus ploratorum

FLECTO.

Gen. 41-43 Ut omnes coram eo genu flecterent
Deut. 25-12 Nec flecteris super eam ulla misericordia
Judic. 2-18 In diebus eorum flectebatur misericordia
7- 6 Reliqua multitudo flexo poplite biberat
1 *Reg.* 15-29 Et pœnitudine non flectetur
2 *Par.* 6-13 Stetitq. super eam: et deinceps flexis genibus
Esth. 3- 2 Flectebant genua, et adorabant Aman
Solus Mardochæus non flectebat genu
- 5 Quod Mardochæus non flecteret sibi genu
Eccle. 1- 6 Et flectitur ad Aquilonem
Eccli. 15- 3 Firmabitur in illo, et non flectetur
38-19 Et tristitia cordis flectit cervicem
Jerem. 21- 7 Non flectetur, neque parcet, nec miserebitur
Dan. 6-10 Tribus temporibus in die flectebat genua
1 *Mac.* 13-47 Et flexus Simon, non debellavit eos
2 *Mac.* 4-37 Et flexus ad misericordiam, lacrymas fudit
Matth. 27-29 Et genu flexo ante eum, illudebant ei
Marc. 1-40 Et genu flexo dixit ei: Si vis, potes me mundare
10-17 Procurrens quidam genu flexo ante eum
Rom. 14-11 Quoniam mihi flectetur omne genu
Ephes. 3-14 Hujus rei gratia flecto genua mea
Philip. 2-10 Ut in nomine Jesu omne genu flectatur

FLEO, FLENS.

Gen. 21-16 Levavit vocem suam et flevit
23- 2 Venitq. Abraham ut plangeret et fleret eam
27-38 Cumque ejulatu magno fleret
29-11 Osculatus est eam: et elevata voce flevit
33- 4 Stringensque collum ejus et osculans flevit
42-24 Avertitque se parumper, et flevit
43-30 Et introiens cubiculum, flevit
45-14 In collum Benjamin fratris sui, flevit
Illo quoque similiter flente super collum ej.
46-29 Et inter amplexus flevit
50- 1 Ruit super faciem patris, flens et deosculans eum
- 3 Flevitque eum Ægyptus septuaginta diebus
-17 Quibus auditis flevit Joseph
Num. 11- 4 Flagravit desiderio, sedens et flens
-10 Audivit ergo Moyses flentem populum
-13 Flent contra me, dicentes: Da nobis carnes
-20 Eo quod... et fleveritis coram eo, dicentes
14- 1 Vociferans omnis turba flevit nocte illa
20-30 Multitudo... flevit super eo triginta diebus
25- 6 Qui flebant ante fores tabernaculi
Deut. 21-13 Flebit patrem et matrem suam uno mense
34- 8 Fleveruntque eum filii Israel
Judic. 2- 1 Ascenditque Angelus... ad locum Flentium
- 4 Elevaverunt ipsi vocem suam, et fleverunt
- 5 Locus Flentium, sive Lacrymarum
11-38 Flebat virginitatem suam in montibus
14-17 Septem igitur diebus convivii flebat
20-23 Ut prius ascenderent et flerent coram Dom.
-26 Et sedentes flebant coram Domino
21- 2 Et magno ululatu cœperunt flere

Ruth. 1- 9 Quæ elevata voce flere cœperunt
-14 Elevata igitur voce, rursum flere cœperunt
1 Reg. 1- 7 Porro illa flebat, et non capiebat cibum
- 8 Anna, cur fles ? et quare non comedis ?
-10 Oravit ad Dominum, flens largiter
11- 4 Levavit omnis populus vocem suam et flevit
20-41 Osculantes se alterutrum fleverunt pariter
24-17 Et levavit Saul vocem suam, et flevit
2 Reg. 1-12 Planxerunt, et fleverunt, et jejunaverunt
-24 Filiæ Israel, sup. Saül flete, qui vestiebat vos
3-32 Levavit rex David vocem suam, et flevit super tumulum Abner : flevit autem et omnis populus
-34 Congeminansque omnis populus flevit
12-21 Cum adhuc viveret, jejunasti, et flebas
-22 Dum adhuc viveret, jejunavi et flevi
13-36 Levaverunt vocem suam, et fleverunt
Et omnes servi ejus fleverunt ploratu magno
15-23 Omnesque flebant voce magna
-30 Scandens et flens, nudis pedibus incedens
18-33 Ascendit cœnaculum portæ, et flevit
19- 1 Quod rex fleret et lugeret filium suum
4 Reg. 8-11 Flevitque vir Dei
-12 Cui Hazaël ait : Quare dominus meus flet ?
13-14 Et flebat coram eo, dicebatque
20- 3 Flevit itaque Ezechias fletu magno
22-19 Et flevisti coram me
2 Par. 34-27 Et flevisti coram me : ego quoque audivi te
1 Esdr. 3-12 Flebant voce magna : et multi vociferantes
10- 1 Orante Esdra, et implorante eo, et flente
Et flevit populus fletu multo
2 Esdr. 1- 4 Sedi, et flevi, et luxi diebus multis
8- 9 Nolite lugere, et nolite flere
Flebat enim omnis populus, cum audiret
Tobiæ. 5-23 Cœpit mater ejus flere, et dicere
-26 Noli flere, salvus perveniet filius noster
-28 Cessavit mater ejus flere, et tacuit
9- 8 Et flevit Gabelus, benedixitque Deum
10- 3 Et cœperunt ambo simul flere
- 4 Flebat igitur mater ejus... atque dicebat
11-11 Et cœperunt ambo flere præ gaudio
Judith. 8-17 Dicamus flentes Domino, ut secundum voluntatem suam sic faciat
Esth. 3-15 Cunctis Judæis qui in urbe erant flentibus
8- 3 Flevitque, et locuta ad eum oravit
Job. 30-25 Flebam quondam super eo qui afflictus erat
-31 Et organum meum in vocem flentium
Psal. 125- 6 Euntes ibant et flebant, mittentes semina
136- 1 Illic sedimus et flevimus, cum recordaremur
Eccle. 3- 4 Tempus flendi, et tempus ridendi
Isai. 15- 5 Per ascensum enim Luith flens ascendet
22- 4 Recedite a me, amare flebo
33- 7 Clamabunt foris, Angeli pacis amare flebunt
38- 3 Et flevit Ezechias fletu magno
Jerem. 22-10 Nolite flere mortuum, neque lugeatis
50- 4 Ambulantes et flentes properabunt
Præf. in Thr. Sedit Jeremias propheta flens, et planxit
Ezech. 24-23 Non plangetis, neque flebitis
Dan. 13-33 Flebant igitur sui, et omnes qui noverant eam
-35 Quæ flens suspexit ad cœlum
Osee. 12- 4 Et confortatus est : flevit, et rogavit eum
Joel. 1- 5 Expergiscimini ebrii, et flete, et ululate
Zach. 7- 3 Numquid flendum est mihi in quinto mense
1 Mac. 7-36 Intraverunt sacerdotes... et flentes dixerunt
9-20 Et fleverunt eum omnis populus Israel
Matth. 26-75 Et egressus foras, flevit amare
Marc. 5-38 Videt tumultum, et flentes, et ejulantes
14-72 Ter me negabis. Et cœpit flere
16-10 Qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus
Luc. 6-21 Beati qui nunc fletis : quia ridebitis
-25 Væ vobis qui ridetis nunc : quia lugebitis et flebitis
7-13 Misericordia motus... dixit illi : Noli flere
8-52 Flebant autem omnes, et plangebant illam
At ille dixit : Nolite flere ; non est mortua
19-41 Videns civitatem flevit super illam, dicens
22-62 Et egressus foras, Petrus flevit amare
23-28 Filiæ Jerusalem, nolite flere super me
Sed super vos ipsas flete
Joan. 16-20 Amen dico vobis : quia plorabitis, et flebitis vos
20-11 Dum ergo fleret, inclinavit se, et prospexit
Act. 9-39 Circumsteterunt illum omnes viduæ flentes
21-13 Quid facitis flentes, et affligentes cor meum
Rom. 12-15 Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus
1 Cor. 7-30 Et qui flent, tanquam non flentes
Philip. 3-18 Dicebam vobis (nunc autem et flens dico)
Apoc. 5- 4 Ego flebam multum, quoniam nemo dignus
- 5 Unus de senioribus dixit mihi : Ne fleveris
18- 9 Et flebunt, et plangent se super illam reges
-11 Et negotiatores terræ flebunt, et lugebunt
-15 Ab ea longe stabunt... flentes ac lugentes
-19 Et clamaverunt flentes et lugentes

FLETUS.

Gen. 35- 8 Vocatumque est nomen loci illius, Quercus fletus
37-35 Et illo perseverante in fletu
45- 2 Elevavitque vocem cum fletu
4 Reg. 20- 3 Flevit itaque Ezechias fletu magno
1 Esdr. 3-13 Nec poterat quisquam agnoscere... et vocem fletus populi
10- 1 Et flevit populus fletu multo
Tobiæ. 3-22 Post lacrymationem et fletum, exultationem infundis
Judith. 6-14 Communi lamentatione et fletu unanimes
-16 Finito itaque fletu, et per totam diem
7-18 Factus est fletus et ululatus magnus
-22 Cum... et his fletibus lassati siluissent
14-14 Exclamavit voce magna cum fletu
Esth. 4- 3 Apud Judæos jejunium, ululatus, et fletus
14- 2 Fletibus et luctui apta indumenta suscepit
Job. 16-17 Facies mea intumuit a fletu
Psal. 6- 9 Exaudivit Dominus vocem fletus mei
29- 6 Ad vesperum demorabitur fletus
101-10 Et potum meum cum fletu miscebam
Isai. 15- 3 Omnis ululatus descendit in fletum
16- 9 Super hoc plorabo in fletu Jazer
22- 5 Dies enim interfectionis, et conculcationis, et fletuum
-12 Vocabit Dominus... in die illa ad fletum
38- 3 Et flevit Ezechias fletu magno
65-19 Et non audietur in eo ultra vox fletus
Jerem. 9-10 Super montem assumam fletum ac lamentum
22-10 Neque lugeatis super eum fletu
31- 9 In fletu venient, et in misericordia reducam
-15 Luctus, et fletus Rachel plorantis filios tuos
48- 5 Luith plorans ascendet in fletu
Baruc. 4-11 Dimisi autem illos cum fletu et luctu
Joel. 2-12 In jejunio, et in fletu, et in planctu
Malac. 2-13 Operiebatis lacrymis altare Domini, fletu et mugitu
2 Mac. 11- 6 Cum fletu et lacrymis rogabant Dominum
13-12 Petentibus a Domino misericordiam cum fletu et jejuniis
Matth. 8-12 Ibi erit fletus, et stridor dentium
13-42 Ibi erit fletus, et stridor dentium
-50 Ibi erit fletus, et stridor dentium
22-13 Ibi erit fletus, et stridor dentium
24-51 Illic erit fletus, et stridor dentium
25-30 Illic erit fletus, et stridor dentium
Luc. 13-28 Ibi erit fletus, et stridor dentium
Act. 20-37 Magnus autem fletus factus est omnium
2 Cor. 7- 7 Vestrum fletum, vestram æmulationem

FLEXURA.

2 Esdr. 3-24 A domo Azariæ usque ad flexuram
-25 Contra flexuram et turrim quæ eminet

FLO.

Exod. 10-19 Qui flare fecit ventum ab Occidente
14-21 Abstulit illud Dominus flante vento
15-10 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare
Job. 4- 9 Flante Deo perisse, et spiritu iræ ejus esse consumptos
37-10 Flante Deo concrescit gelu
Psal. 147-18 Flabit spiritus ejus, et fluent aquæ
Eccli. 43-22 Frigidus ventus Aquilo flavit
Isai. 40-24 Repente flavit in eos, et aruerunt
Dan. 3-50 Fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem
Matth. 7-25 Et flaverunt venti, et irruerunt in domum
-27 Flaverunt venti, et irruerunt in domum
Luc. 12-55 Et cum (*videritis*) Austrum flantem, dicitis : Quia æstus erit
Joan. 6-18 Mare autem, vento magno flante, exurgebat
Act. 28-13 Et post unum diem flante Austro
Apoc. 7- 1 Ne flarent super terram, neque super mare

FLOREO.

2 Par. 4-21 Florentia quædam, et lucernas, et forcipes
Psal. 71-16 Et florebunt de civitate sicut fœnum terræ
89- 6 Mane floreat, et transeat : vespere decidat
91-13 Justus ut palma florebit
-14 In atriis domus Dei nostri florebunt
Eccle. 12- 5 Florebit amygdalus, impinguabitur locusta
Cant. 2-13 Vineæ florentes dederunt odorem suum
-15 Nam vinea nostra floruit
6-10 Et inspicerem si floruisset vinea
7-12 Videamus si floruit vinea, si flores fructus parturiunt, si floruerunt mala punica
Eccli. 39-19 Florete flores, quasi lilium, et date odorem
Isai. 17-11 Et mane semen tuum florebit
27- 6 Florebit et germinabit Israël
35- 1 Exultabit solitudo, et florebit quasi lilium
Jerem. 48- 9 Date florem Moab, quia florens egredietur
Ezech. 7-10 Floruit virga, germinavit superbia
Dan. 4- 1 Eram in domo mea, et florens in palatio meo
Habac. 3-17 Ficus enim non florebit
Aggæi. 2-20 Et lignum olivæ non floruit ?

FLORIDUS, A.

Prov. 17-22 Animus gaudens ætatem floridam facit
Cant. 1-15 Lectulus noster floridus

FLOS.

Gen. 40-10 Et post flores uvas maturescere
Num. 17- 8 Et turgentibus gemmis eruperant flores
3 Reg. 7-49 Et quasi lilii flores, et lucernas desuper
Job. 8-12 Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu
14- 2 Qui quasi flos egreditur et conteritur
15-33 Quasi vinea in primo flore botrus ejus, et quasi oliva projiciens florem suum
Psal. 102-15 Tanquam flos agri, sic efflorebit
Cant. 2- 1 Ego flos campi, et lilium convallium
- 5 Fulcite me floribus, stipate me malis
-12 Flores apparuerunt in terra nostra
7-12 Si flores fructus parturiunt
Sap. 2- 7 Et non prætereat nos flos temporis
Eccli. 24-23 Et flores mei fructus honoris et honestatis
39-19 Florete, flores, quasi lilium, et date odorem
50- 8 Et quasi flos rosarum in diebus vernis
Isai. 11- 1 Et flos de radice ejus ascendet
28- 1 Væ... ebriis Ephraim, et flori decidenti
- 4 Et erit flos decidens gloriæ exultationis ej.
40- 6 Et omnis gloria ejus quasi flos agri
- 7 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
- 8 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
Jerem. 48- 9 Date florem Moab, quia florens egredietur
Nahum. 1- 4 Et flos Libani elanguit
Jacob. 1-10 Quoniam sicut flos fœni transibit
-11 Arefecit fœnum, et flos ejus decidit
1 Petr. 1-24 Et omnis gloria ejus tanquam flos fœni
Exaruit fœnum, et flos ejus decidit

FLUCTUATIO.

Psal. 54-23 Non dabit in æternum fluctuationem justo
Eccli. 40- 4 Furor, zelus, tumultus, fluctuatio

FLUCTUO.

Sap. 5-10 Quæ pertransit fluctuantem aquam
Isai. 29- 9 Et admiramini : fluctuate, et vacillate
Ezech. 26- 3 Sicut ascendit mare fluctuans
Ephes. 4-14 Ut jam non simus parvuli fluctuantes

FLUCTUS.

Exod. 14-27 Et involvit eos Dominus in mediis fluctibus
Job. 9- 8 Et graditur super fluctus maris
30-12 Et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis
31-23 Quasi tumentes sup. me fluctus timui Deum
38-11 Et hic confringes tumentes fluctus tuos
Psal. 41- 8 Et fluctus tui super me transierunt
64- 8 Qui conturbas... sonum fluctuum ejus
87- 8 Et omnes fluctus tuos induxisti super me
88-10 Motum autem fluctuum ejus tu mitigas
92- 3 Elevaverunt flumina fluctus suos
106-25 Et exaltati sunt fluctus ejus
-29 Et siluerunt fluctus ejus
Sap. 5-10 Neque semitam carinæ illius in fluctibus
14- 1 Et per feros fluctus iter facere incipiens
- 3 Dedisti... inter fluctus semitam firmissimam
Eccli. 24- 8 In fluctibus maris ambulavi
29-24 Et commovit illos quasi fluctus maris
Isai. 51-15 Conturbo mare, et intumescunt fluctus ejus
57-20 Et redundant fluctus ejus in conculcationem
Jerem. 5-22 Et intumescent fluctus ejus
31-35 Qui turbat mare, et sonant fluctus ejus
46- 8 Velut flumina movebuntur fluctus ejus
51-42 Multitudine fluctuum ejus operta est
-55 Sonabunt fluctus eorum quasi aquæ multæ
Jonæ. 2- 4 Et fluctus tui super me transierunt
Zach. 10-11 Et percutiet in mari fluctus
1 Mac. 6-11 In quos fluctus tristitiæ, in qua nunc sum
2 Mac. 9- 8 Videbatur etiam fluctibus maris imperare
Matth. 8-24 Ita ut navicula operiretur fluctibus
14-24 Navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus
Marc. 4-37 Et fluctus mittebat in navim
Luc. 21-25 Præ confusione sonitus maris et fluctuum
Jacob. 1- 6 Similis est fluctui maris, qui a vento movetur
Judæ. -13 Fluctus feri maris, despumantes

FLUENTA.

Num. 13-30 Moratur juxta mare et circa fluenta Jordanis
Josue. 5- 1 Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis
13- 8 Trans fluenta Jordanis ad Oriental. plagam
Judic. 7-25 Portantes ad Gedeon trans fluenta Jordanis
Prov. 5-15 Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei
Cant. 5-12 Et resident juxta fluenta plenissima
Isai. 44- 3 Effundam... et fluenta super aridam

FLUMEN.

Gen. 2-14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris
41- 3 Aliæ quoque septem emergebant de flumine
-17 Putabam me stare super ripam fluminis
Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit, in flumen projicite
2- 3 Exposuit eum in carecto ripæ fluminis
- 5 Filia Pharaonis ut lavaretur in flumine
4- 9 Sume aquam fluminis, et effunde eam
7-15 Stabis in occursum ejus super ripam fluminis
-17 Ecce percutiam virga... aquam fluminis
-20 Elevans virgam, percussit aquam fluminis
-21 Et pisces qui erant in flumine, mortui sunt
8- 9 Et tantum in flumine remaneant
-11 Et tantum in flumine remanebunt
Levit. 11- 9 Tam in mari quam in fluminibus et stagnis
Num. 22- 5 Qui habitabat super flumen terræ
Deut. 1- 7 Et Libani usque ad flumen magnum Euphraten
11-24 A flumine magno Euphrate usque ad mare
2 *Reg.* 8- 3 Ut dominaretur super flumen Euphraten
3 *Reg.* 4-21 A flumine terræ Philisthiim usque ad term.
-24 Obtinebat omnem regionem quæ erat trans flumen
14-15 Et ventilabit eos trans flumen
4 *Reg.* 23-29 Contra regem Assyriorum ad flumen Euphraten
1 *Par.* 5- 9 Usque ad introitum eremi, et flumen Euphraten
18- 3 Ut dilataret imperium suum usque ad flumen Euphraten
2 *Par.* 9-26 A flumine Euphrate usque ad terram Philisthinorum
1 *Esdr.* 4-10 In reliquis regionibus trans flumen in pace
5- 3 Thathanaï qui erat dux trans flumen
- 6 Misit Thathanaï dux regionis trans flumen
6- 6 Thathanaï dux regionis quæ est trans flumen
- 8 Quæ dantur de regione trans flumen
-13 Igitur Thathanaï dux regionis trans flumen
7-21 Custodibus arcæ publicæ, qui sunt trans flumen
-25 Ut judicent omni populo qui est trans flumen
8-31 Promovimus ergo a flumine Ahava
-36 Dederunt a. edicta.. et ducibus trans flumen
2 *Esdr.* 2- 7 Epistolas det mihi ad duces regionis trans flumen
- 9 Et veni ad duces regionis trans flumen
3- 7 Pro duce qui erat in regione trans flumen
Tobiæ. 8- 7 Benedicant te... et fontes, et flumina
Judith. 1- 9 Et trans flumen Jordanem usq. ad Jerusal.
Job. 20-17 Non videat rivulos fluminis, torrentes
Psal. 45- 5 Fluminis impetus lætificat civitatem Dei
64-10 Flumen Dei repletum est aquis
65- 6 In flumine pertransibunt pede
71- 8 A flumine usque ad terminos orbis terrarum
77-16 Et deduxit tanquam flumina aquas
-44 Convertit in sanguinem flumina eorum
79-12 Usque ad flumen propagines ejus
88-26 Ponam... et in fluminibus dexteram ejus
92- 3 Elevaverunt flumina, Domine, elevaverunt flumina vocem suam
Elevaverunt flumina fluctus suos
97- 8 Flumina plaudent manu, simul montes exultabunt
104-41 Fluxerunt aquæ: abierunt in sicco flumina
106-33 Posuit flumina in desertum
136- 1 Super flumina Babylonis, illic sedimus
Prov. 8-26 Non feceral, et flumina, et cardines orbis
Eccle. 1- 7 Omnia flumina intrant in mare
Ad locum unde exeunt flumina revertuntur
Cant. 8- 7 Nec flumina obruent illam
Sap. 5-23 Et flumina concurrent duriter
Eccli. 24-40 Ego sapientia effudi flumina
40-16 Et ad oram fluminis ante omne fœnum evelletur
44-23 Et a flumine usque ad terminos terræ
47-16 Et impletus es, quasi flumen, sapientia
Isai. 7-18 Quæ est in extremo fluminum Ægypti
-20 In his qui trans flumen sunt, in rege Assyr.
8- 7 Adducet super eos aquas fluminis fortes
11-15 Et levabit manum suam super flumen
18- 1 Væ terræ... quæ est trans flumina Æthiopiæ
- 2 Cujus diripuerunt flumina terram ejus
- 7 Cujus diripuerunt flumina terram ejus
19- 6 Et deficient flumina: attenuabuntur
- 8 Lugebunt omnes mittentes in flumen hamum
23- 3 In aquis multis semen Nili, messis fluminis fruges ejus
-10 Transi terram tuam quasi flumen
27-12 Ab alveo fluminis usque ad torrentem Ægypti
41-18 Aperiam in supinis collibus flumina
Isai. 42-15 Ponam flumina in insulas, et stagna arefaciam
43- 2 Tecum ero, et flumina non operient te
-19 Ponam in deserto viam, et in invio flumina
-20 Dedi in deserto aquas, flumina in invio
44-27 Desolare, et flumina tua arefaciam
47- 2 Revela crura, transi flumina
48-18 Facta fuisset sicut flumen pax tua
50- 2 Ponam flumina in siccum: computrescent
Jerem. 2-18 Et quid tibi cum via Assyriorum, ut bibas aquam fluminis?
46- 6 Juxta flumen Euphraten victi sunt
- 7 Quis est iste qui quasi flumen ascendit
- 8 Ægyptus fluminis instar ascendit, et velut flumina movebuntur fluctus ejus
-10 In terra Aquilonis juxta flumen Euphraten
Baruc. 1- 4 Habitantium in Babylonia, ad flumen Sodi
Ezech. 1- 3 In terra Chaldæorum, secus flumen Chobar
3-15 Ad eos qui habitabant juxta flumen Chobar
29- 3 Draco magne, qui cubas in medio fluminum
- 4 Et agglutinabo pisces fluminum tuorum squamis tuis: et extraham te de medio fluminum tuorum
- 5 Projiciam te... et omnes pisces fluminis tui
-10 Idcirco ecce ego ad te, et ad flumina tua
30-12 Et faciam alveos fluminum aridos
31- 4 Flumina ejus manabant in circuitu radicum
-15 Et prohibui flumina ejus, et coërcui aquas
32- 2 Et ventilabas cornu in fluminibus tuis
Et conculcabas flumina earum
-14 Et flumina eorum quasi oleum adducam
Dan. 3-78 Benedicite, maria et flumina, Domino
12- 5 Stabant: unus hinc super ripam fluminis, et alius inde ex altera ripa fluminis
- 6 Dixi viro... qui stabat super aquas fluminis
- 7 Virum... qui stabat super aquas fluminis
Jonæ. 2- 4 In corde maris, et flumen circumdedit me
Mich. 7-12 Et a civitatibus munitis usque ad flumen
Nahum. 1- 4 Et omnia flumina ad desertum deducens
3- 8 Numquid melior es Alexandria populorum, quæ habitat in fluminibus?
Habac. 3- 8 Numquid in fluminibus iratus es, Domine? Aut in fluminibus furor tuus?
Soph. 3-10 Ultra flumina Æthiopiæ, inde supplices mei
Zach. 9-10 Et a fluminibus usque ad fines terræ
10-11 Et confundentur omnia profunda fluminis
1 *Mac.* 3-32 A flumine Euphrate usque ad flumen Ægypti
-37 Et transfretavit Euphraten flumen
5-41 Si vero... posuerit castra extra flumen
7- 8 Qui dominabatur trans flumen magnum
11-60 Et perambulabat trans flumen civitates
12-30 Transierant enim flumen Eleutherum
Matth. 7-25 Et descendit pluvia, et venerunt flumina
-27 Et descendit pluvia, et venerunt flumina
Marc. 1- 5 Et baptizabantur ab illo in Jordanis flumine
Luc. 6-48 Illisum est flumen domui illi
Joan. 7-38 Flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ
Act. 16-13 Egressi sumus foras portam juxta flumen
2 *Cor.* 11-26 Periculis fluminum, periculis latronum
Apoc. 8-10 Et cecidit in tertiam partem fluminum
9-14 Qui alligati sunt in flumine magno Euphrate
12-15 Et misit serpens... aquam tanquam flumen, ut eam faceret trahi a flumine
-16 Aperuit terra os suum, et absorbuit flumen
16- 4 Tertius effudit phialam suam super flumina
-12 Et sextus Angelus effudit phialam suam in flumen illud magnum Euphraten
22- 2 Et ex utraque parte fluminis lignum vitæ

FLUO.

Gen. 40- 4 Aliquantulum temporis fluxerat
Exod. 3- 8 In terram quæ fluit lacte et melle
-17 Ut educam vos... ad terram fluentem lacte
13- 5 Ut daret tibi terram fluentem lacte et melle
15- 8 Stetit unda fluens, congregatæ sunt abyssi
33- 3 Et intres in terram fluentem lacte et melle
39-19 Quos jungebat vitta hyacinthina, ne laxa fluerent
Levit. 13-40 Vir de cujus capite capilli fluunt
15-25 Mulier... quæ post menstruum sanguinem fluere non cessat
-28 Si steterit sanguis, et fluere cessaverit
-33 Vel quæ jugi fluit sanguine, et hominis
20-24 Possidete... terram fluentem lacte et melle
Num. 5- 2 Ut ejiciant de castris omnem leprosum, et qui semine fluit
13-28 Quæ revera fluit lacte et melle
16-14 In terram quæ fluit rivis lactis et mellis
24- 7 Fluet aqua de situla ejus, et semen illius erit
Deut. 32- 2 Fluat ut ros eloquium meum, quasi imber
33-22 Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan
Josue. 4-18 Et fluebant sicut ante consueverant
Judic. 5- 5 Montes fluxerunt a facie Domini, et Sinaï
1 *Reg.* 14-26 Ingressus est itaque populus saltum, et apparuit fluens mel
3 *Reg.* 22-35 Fluebat a. sanguis plagæ in sinum currus
2 *Par.* 6-26 Pluvia non fluxerit propter peccata populi
7-13 Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit
32- 4 Et rivum qui fluebat in medio terræ
Job. 36-28 Qui de nubib. fluunt, quæ prætexunt cuncta
Psal. 57- 9 Sicut cera quæ fluit, auferentur
67- 3 Sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant
77-20 Quon. percussit petram et fluxerunt aquæ
96- 5 Montes sicut cera fluxerunt a facie Dom.
104-41 Dirupit petram, et fluxerunt aquæ
147-18 Flabit spiritus ejus et fluent aquæ
Eccle. 1- 7 Revertuntur ut iterum fluant
Cant. 4-15 Puteus aquarum viventium, quæ fluunt impetu de Libano
-16 Perfla hortum meum, et fluant aromata
Isai. 2- 2 Et fluent ad eum omnes gentes
8- 7 Et fluet super universas ripas ejus
48-21 Et scidit petram, et fluxerunt aquæ
Jerem. 11- 5 Daturum me eis terram fluentem lacte
32-22 Ut dares eis terram fluentem lacte et melle
Baruc. 1-20 Dare nobis terram fluentem lac et mel
Ezech. 7-17 Et omnia genua fluent aquis
20- 6 In terram quam provideram eis, fluentem lacte et melle
-15 In terram quam dedi eis, fluentem lacte et melle
21- 7 Et per cuncta genua fluent aquæ
24-16 Neque plorabis, neque fluent lacrymæ tuæ
Joel. 3-18 Stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lacte
Mich. 4- 1 Et fluent ad eum populi
2 *Mac.* 12-16 Sanguine interfectorum fluere videretur
Joan. 7-38 Flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ

FLUVIUS.

Gen. 2-10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis
-13 Et nomen fluvii secundi, Gehon
-14 Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates
15-18 Semini tuo dabo terram hanc a fluvio Ægypti usque ad fluvium magnum Euphraten
36-37 Regnavit pro eo Saül de fluvio Rohoboth
41- 1 Putabat se stare super fluvium
Exod. 4- 9 Quidquid hauseris de fluvio, vertetur in sanguinem
7-18 Pisces quoque, qui sunt in fluvio, morientur
-19 Extende manum tuam... super fluvios
-21 Mortui sunt: computruitque fluvius
-25 Postquam percussit Dominus fluvium
8- 3 Et ebulliet fluvius ranas
- 5 Extende manum tuam super fluvios
17- 5 Virgam qua percussisti fluvium, tolle
23-31 Et a deserto usque ad fluvium
Num. 24- 6 Ut horti juxta fluvios irrigui
Deut. 8- 7 Et montibus erumpunt fluviorum abyssi
Josue. 1- 4 A deserto et Libano usque ad fluvium magnum
7- 7 Voluisti traducere populum istum Jordanem fluvium
13- 3 A fluvio turbido qui irrigat Ægyptum
-23 Factusque est terminus filiorum Ruben Jordanis fluvius
15- 5 A lingua maris usque ad eumdem Jordanis fluvium
22-25 Terminum posuit... Jordanem fluvium
24- 2 Trans fluvium habitaverunt patres vestri
Judic. 11-19 Ut transeam per terram tuam usque ad fluvium
2 *Reg.* 10-16 Et eduxit Syros qui erant trans fluvium
17-21 Surgite, et transite cito fluvium
-22 Et ne unus quidem residuus fuit, qui non transisset fluvium
19-31 Paratus etiam ultra fluvium prosequi eum
4 *Reg.* 5-12 Non meliores sunt Abana et Pharphar, fluvii
17- 6 Posuitq. eos..in Habor juxta fluvium Gozan
18-11 Collocavitque eos in Hala et in Habor fluviis Gozan
24- 7 A rivo Ægypti usque ad fluvium Euphraten
1 *Par.* 5-26 Adduxit eos in... fluvium Gozan
19-16 Adduxit Syrum, qui erat trans fluvium
1 *Esdr.* 4-11 Viri qui sunt trans fluvium, salutem dicunt
-16 Possessionem trans fluvium non habebis
-17 Et cæteris trans fluvium, salutem dicens
-20 Dominati sunt omni regioni quæ trans fluvium est
8-15 Congregavi autem eos ad fluvium
-21 Prædicavi ibi jejunium juxta fluvium Ahava
Tobiæ. 6- 1 Mansit prima mansione juxta fluvium Tigris
Esth. 10- 6 Parvus fons, qui crevit in fluvium
11-10 Fons parvus crevit in fluvium maximum
Job. 14-11 Et fluvius vacuefactus arescat
22-16 Fluvius subvertit fundamentum eorum
28-11 Profunda quoque fluviorum scrutatus est
40-18 Ecce, absorbebit fluvium, et non mirabitur
Psal. 73-15 Tu siccasti fluvios Ethan
Sap. 19-10 Eructavit fluvius multitudinem ranarum

Eccli. 4-32 Nec coneris contra ictum fluvii
24-41 Ego quasi trames aquæ immensæ de fluvio, ego quasi fluvii Dioryx
-43 Et fluvius meus appropinquavit ad mare
39-27 Benedictio illius quasi fluvius inundavit
40-13 Substantiæ injustorum sicut fluvius siccabuntur
Isai. 19- 5 Et fluvius desolabitur, atque siccabitur
33-21 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes
59-19 Cum venerit quasi fluvius violentus
66-12 Declinabo super eam quasi fluvium pacis
Jerem. 46- 2 Qui erat juxta fluvium Euphraten in Charcamis
- 7 Veluti fluviorum, intumescunt gurgites ejus
Ezech. 1- 1 Cum essem... juxta fluvium Chobar
3-23 Quasi gloria quam vidi juxta fluvium Chobar
10-15 Ipsum est animal quod videram juxta fluvium Chobar
-20 Subter Deum Israël juxta fluvium Chobar
-22 Ipsi vultus quos videram juxta fluvium
29- 3 Et dicis : Meus est fluvius
- 9 Fluvius meus est, et ego feci eum
43- 3 Species secundum aspectum quem videram juxta fluvium Chobar
Dan. 7-10 Fluvius igneus rapidusque egrediebatur
10- 4 Eram juxta fluvium magnum, qui est Tigris
Amos. 8- 8 Et ascendet quasi fluvius universus
9- 5 Et defluet sicut fluvius Ægypti
Nahum. 2- 6 Portæ fluviorum apertæ sunt
Habac. 3- 9 Fluvios scindes terræ
1 *Mac.* 11- 7 Abiit Jonathas cum rege usque ad fluvium
16- 5 Fluvius torrens erat inter medium ipsorum
Luc. 6-49 In quam illisus est fluvius, et continuo cecidit
Apoc. 22- 1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ

FLUXUS.

Levit. 12- 5 Juxta ritum fluxus menstrui
15- 2 Qui patitur fluxum seminis, immundus erit
-10 Quidquid sub eo fuerit qui fluxum seminis patitur
-15 Ut emundetur a fluxu seminis sui
-19 Quæ redeunte mense patitur fluxum sanguinis
-25 Quæ patitur multis diebus fluxum sanguinis
-30 Et pro fluxu immunditiæ ejus
-32 Ista est lex ejus qui patitur fluxum seminis
20-18 Qui coïerit cum muliere in fluxu menstruo
22- 4 Qui fuerit leprosus, aut patiens fluxum seminis
2 *Reg.* 3-29 De domo Joab fluxum seminis sustinens
Ezech. 23-20 Et sicut fluxus equorum, fluxus eorum
2 *Mac.* 14-45 Cum sanguis ejus magno fluxu deflueret
Matth. 9-20 Mulier quæ sanguinis fluxum patiebatur
Luc. 8-43 Mulier quædam erat in fluxu sanguinis
-44 Et confestim stetit fluxus sanguinis ejus

FOCARIAS.

1 *Reg.* 8-13 Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias, et focarias

FOCUS.

Isai. 44-15 Et facta est hominibus in focum
-16 Vah! calefactus sum, vidi focum
47-14 Nec focus, ut sedeant ad eum
1 *Mac.* 12-28 Et accenderunt focos in castris suis

FODIO.

Gen. 21-30 Quoniam ego fodi puteum istum
26-15 Omnes puteos quos foderant servi patris
-18 Rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abraham
-19 Foderuntque in torrente, et repererunt aquam vivam
-21 Foderunt autem et alium : et pro illo quoque rixati sunt
-22 Profectus inde fodit alium puteum
-25 Præcepitque servis suis ut foderent puteum
-32 Annuntiantes ei de puteo quem foderant
50- 5 In sepulcro meo quod fodi mihi in terra Chanaan
Exod. 7-24 Foderunt autem omnes Ægyptii per circuitum fluminis aquam ut biberent
21-33 Si quis aperuerit cisternam, et foderit
Num. 21-18 Puteus, quem foderunt principes
Deut. 6-11 Cisternas, quas non fodisti
8- 9 De montibus ejus æris metalla fodiuntur
23-13 Cumque sederis, fodies per circuitum
28-39 Vineam plantabis, et fodies
2 *Par.* 16-14 In sepulcro suo, quod foderat sibi in Civitate David
Tobiæ. 8-11 Abierunt... ut foderent sepulcrum
Job. 39-21 Terram ungula fodit, exultat audacter
Psal. 21-17 Foderunt manus meas et pedes meos
56- 7 Foderunt ante faciem meam foveam
93-13 Donec fodiatur peccatori fovea
Prov. 16-27 Vir impius fodit malum
26-27 Qui fodit foveam, incidet in eam
Eccle. 10- 8 Qui fodit foveam, incidet in eam
Eccli. 27-29 Et qui foveam fodit, incidet in eam
48-19 Et fodit ferro rupem, et ædificavit ad aquam puteum
Isai. 5- 6 Non putabitur, et non fodietur
37-25 Ego fodi, et bibi aquam
Jerem. 2-13 Foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas
13- 7 Abii ad Euphraten, et fodi, et tuli lumbare
18-20 Quia foderunt foveam animæ meæ
-22 Quia foderunt foveam ut caperent me
Ezech. 8- 8 Dixit ad me : Fili hominis, fode parietem
Et cum fodissem parietem, apparuit ostium
Osee. 3- 2 Et fodi eam mihi quindecim argenteis
Matth. 21-33 Et fodit in ea torcular, et ædificavit turrim
25-18 Abiens fodit in terram, et abscondit pecuniam
Marc. 12- 1 Et fodit lacum, et ædificavit turrim
Luc. 6-48 Qui fodit in altum, et posuit fundamentum
13- 8 Usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora
16- 3 Fodere non valeo, mendicare erubesco

FOEDE.

Deut. 25- 3 Ne fœde laceratus ante oculos tuos abeat

FOEDEROR.

Gen. 34-15 Sed in hoc valebimus fœderari
Josue. 10- 1 Quod... et essent fœderati eorum
1 *Reg.* 11- 1 Habeto nos fœderatos, et serviemus tibi
3 *Reg.* 20-34 Et ego fœderatus recedam a te
Prov. 17- 9 Qui altero sermone repetit, separat fœderatos
Jerem. 15-12 Numquid fœderabitur ferrum ferro
Dan. 11- 6 Et post finem annorum fœderabuntur

FOEDITAS.

Levit. 18-19 Non accedes, nec revelabis fœditatem ejus
Deut. 23-14 Et nihil in eis appareat fœditatis
24- 1 Et non invenerit gratiam... propter aliquam fœditatem

FOEDO, AS.

2 *Reg.* 16-21 Quod fœdaveris patrem tuum, roborentur

FOEDUS.

Gen. 6-18 Ponamque fœdus meum tecum
9-12 Hoc signum fœderis quod do inter me et vos
-13 Erit signum fœderis inter me et inter terram
-15 Et recordabor fœderis mei vobiscum
-16 Et recordabor fœderis sempiterni
-17 Hoc erit signum fœderis, quod constitui
14-13 Hi enim pepigerant fœdus cum Abram
15-18 In illo die pepigit Dominus fœdus cum Abram
17- 2 Ponamque fœdus meum inter me et te
- 7 Statuam pactum meum... fœdere sempit.
-11 Ut sit in signum fœderis inter me et vos
-13 Eritque pactum meum in carne vestra in fœdus æternum
-19 Constituam pactum meum illi in fœdus sempiternum
21-27 Percusseruntque ambo fœdus
-32 Et inierunt fœdus pro puteo Juramenti
26-28 Sit juramentum inter nos, et ineamus fœdus
31-44 Veni ergo, et ineamus fœdus
Exod. 2-24 Ac recordatus est fœderis quod pepigit
6- 4 Pepigique fœdus cum eis, ut darem eis
23-32 Non inibis cum eis fœdus
24- 7 Assumensque volumen fœderis, legit
- 8 Hic est sanguis fœderis quod pepigit Dom.
31- 7 Tabernaculum fœderis et arcam testimonii
33- 7 Vocavitque nomen ejus, Tabernaculum fœderis
Egrediebatur ad tabernaculum fœderis
- 9 Ingresso autem illo tabernaculum fœderis
34-27 Quibus et tecum et cum Israël pepigi fœdus
-28 Et scripsit in tabulis verba fœderis decem
39-40 Et in tectum fœderis jussa sunt fieri
40-30 Cum ingrederentur tectum fœderis
-33 Nec poterat Moyses ingredi tectum fœderis
Levit. 2-13 Nec auferes sal fœderis Dei tui de sacrificio
24- 3 Extra velum testimonii in tabernaculo fœderis
- 8 Suscepti a filiis Israël fœdere sempiterno
26-25 Inducamque super vos gladium ultorem fœderis mei
-42 Et recordabor fœderis mei, quod pepigi
-45 Et recordabor fœderis mei pristini
Num. 1- 1 In deserto Sinaï in tabernaculo fœderis
2- 2 Per gyrum tabernaculi fœderis
3-25 Habebunt excubias in tabernaculo fœderis
-26 Quod trahitur ante fores tecti fœderis
Num. 3-38 Castrametabuntur ante tabernaculum fœderis
4- 3 Ut stent et ministrent in tabernaculo fœderis
- 4 Tabernaculum fœderis et Sanctum sanctor.
-15 Ista sunt onera filiorum Caath in tabernaculo fœderis
-23 Et ministrant in tabernaculo fœderis
-25 Ut portent cortinas taber. et tectum fœderis
Quod pendet in introitu tabernaculi fœderis
-28 Hic est cultus... in tabernaculo fœderis
-30 Ingrediuntur ad officium ministerii sui et cultum fœderis testimonii
-33 Hoc est... ministerium in tabernaculo fœderis
-35 Ingrediuntur ad ministerium tabernaculi fœderis
-37 Qui intrant tabernaculum fœderis
-39 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
-43 Ad explendos ritus tabernaculi fœderis
6-10 Sacerdoti in introitu fœderis testimonii
-13 Adducet eum ad ostium tabernaculi fœderis
-18 Tunc radetur Nazaræus ante ostium tabernaculi fœderis
7-89 Cumque ingrederetur Moyses tabernaculum fœderis
8- 9 Applicabis Levitas coram tabernaculo fœderis
-15 Ingredientur tabernaculum fœderis
-19 Ut serviant mihi... in tabernaculo fœderis
-22 Ingrederentur... in tabernaculum fœderis
-24 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
-26 Eruntque ministri fratrum suorum in tabernaculo fœderis
10- 3 Turba ad ostium tabernaculi fœderis
-11 Elevata est nubes de tabernaculo fœderis
-33 Arcaque fœderis Domini præcedebat eos
11-16 Duces eos ad ostium tabernaculi fœderis
12- 4 Egredimini... ad tabernaculum fœderis
14-10 Gloria Domini super tectum fœderis
16-43 Fugerunt ad tabernaculum fœderis
-50 Reversusque est... ad ostium tabernaculi fœderis
17- 4 Ponesq. eas in tabernaculo fœderis
18-21 Serviunt mihi in tabernaculo fœderis
20- 6 Ingressusque Moyses... tabernaculum fœderis
25-12 Ecce do ei pacem fœderis mei
27- 2 Steteruntq.. ad ostium tabernaculi fœderis
Deut. 5- 2 Pepigit nobiscum fœdus in Horeb
7- 2 Non inibis cum eis fœdus
9-11 Dedit mihi Dominus... tabulas fœderis
-15 Duas tabulas fœderis utraq. tenerem manu
10- 8 Ut portaret arcam fœderis Domini
20-12 Sin autem fœdus inire noluerit
29- 1 Hæc sunt verba fœderis, quod præcepit
Præter illud fœdus, quod cum eis pepigit
-12 Ut transeas in fœdere Domini Dei tui
-14 Nec vobis solis ego hoc fœdus ferio
-21 In libro legis hujus ac fœderis continentur
31- 9 Qui portabant arcam fœderis Domini
-16 Et irritum faciet fœdus, quod pepigi
-25 Qui portabant arcam fœderis Domini
-26 Ponite eum in latere arcæ fœderis Domini
Josue. 3- 3 Quando videritis arcam fœderis Domini
- 6 Tollite arcam fœderis et præcedite populum
- 8 Sacerdotibus, qui portant arcam fœderis
-11 Ecce, arca fœderis Domini... antecedet vos
-14 Sacerdotes, qui portabant arcam fœderis
-17 Qui portabant arcam fœderis Domini
4- 7 Defecerunt aquæ Jordanis ante arcam fœderis Domini
- 9 Sacerdotes, qui portabant arcam fœderis
-16 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam fœderis
-18 Cumq. ascendissent portantes arcam fœderis
6- 4 Et præcedant arcam fœderis
- 6 Dixit ad eos : Tollite arcam fœderis
- 8 Clangerent ante arcam fœderis Domini
8-33 Qui portabant arcam fœderis Domini
9- 7 Et non possimus fœdus inire vobiscum
-11 Servi vestri sumus, fœdus inite nobiscum
-15 Inito fœdere pollicitus est quod non occiderentur
-16 Post dies a. tres initi fœderis, audierunt
24-25 Percussit ergo Josue in die illo fœdus
Judic. 2- 2 Ut non feriretis fœdus cum habitatoribus
8-33 Percusseruntque cum Baal fœdus
9-46 Ubi fœdus cum eo pepigerant
20-27 Eo tempore ibi erat arca fœderis Dei
1 *Reg.* 4- 3 Afferamus... arcam fœderis Domini
- 4 Et tulerunt inde arcam fœderis Domini
Erantque duo filii Heli cum arca fœderis
- 5 Cumque venisset arca fœderis Domini
11- 2 In hoc feriam vobiscum fœdus, ut eruam
18- 3 Inierunt autem David et Jonathas fœdus

1 Reg. 20- 8 Quia fœdus Domini me famulum tuum tecum inire fecisti
-16 Pepigit ergo Jonathas fœdus cum domo Dav.
22- 8 Maxime cum et filius meus fœdus inierit
23-18 Percussit ergo uterque fœdus coram Dom.
2 Reg. 3-21 Et ineam tecum fœdus, et imperes omnibus
5- 3 Et percussit cum eis rex David fœdus
15-24 Cum eo, portantes arcam fœderis Dei
3 Reg. 3-15 Stetit coram arca fœderis Domini
5-12 Et percusserunt ambo fœdus
6-19 Ut poneret ibi arcam fœderis Domini
8- 1 Ut deferrent arcam fœderis Domini
- 4 Portaverunt arcam Domini, et tabernaculum fœderis
- 6 Intulerunt sacerdotes arcam fœderis Dom.
- 9 Quando pepigit Dom. fœdus cum filiis Isr.
-21 Constitui ibi locum arcæ, in qua fœdus Domini est
15-19 Fœdus est inter me et te, et inter patrem
Peto ut venias, et irritum facias fœdus
20-34 Pepigit ergo fœdus, et dimisit eum
4 Reg. 3- 5 Prævaricatus est fœdus, quod habebat
11- 4 Pepigitque cum eis fœdus : et adjurans eos
-17 Pepigit ergo Joïada fœdus inter Dominum
23- 2 Cunctis audientibus omnia verba libri fœderis
- 3 Et fœdus percussit coram Domino
Et suscitarent verba fœderis hujus
-21 Secundum quod scriptum est in libro fœderis hujus
1 Par. 11- 3 Et iniit David cum eis fœdus
15-25 Ierunt ad deportandam arcam fœderis
-26 Qui portabant arcam fœderis Domini
-28 Deducebant arcam fœderis Domini in jubilo
-29 Cumque pervenisset arca fœderis Domini
16- 6 Canere tuba jugiter coram arca fœderis
-37 Reliquit itaque ibi coram arca fœderis
17- 1 Arca autem fœderis Domini sub pellibus est
22-19 Ut introducatur arca fœderis Domini
23-32 Custodiant observationes tabernac. fœderis
28- 2 In qua requiesceret arca fœderis Domini
-18 Et velantium arcam fœderis Domini
2 Par. 1- 3 Ubi erat tabernaculum fœderis Dei
- 6 Coram tabernaculo fœderis Domini
-13 Venit ergo... coram tabernaculo fœderis
5- 2 Ut adducerent arcam fœderis Domini
- 7 Intulerunt sacerdotes arcam fœderis Dom.
15-12 Intravit ex more ad corroborandum fœdus
16- 3 Fœdus inter me et te est
Ut, rupto fœdere... facias eum a me recedere
20-37 Quia habuisti fœdus cum Ochozia
23- 1 Et iniit cum eis fœdus
-16 Pepigit autem Joïada fœdus inter se
29-10 Placet mihi ut ineamus fœdus cum Domino
34-31 Percussit fœdus coram Domino
1 Esdr. 10- 3 Percutiamus fœdus cum Domino Deo
2 Esdr. 6- 2 Veni, et percutiamus fœdus pariter in viculis
9- 8 Et percussisti cum eo fœdus
-38 Nos ipsi percutimus fœdus
Job. 31- 1 Pepigi fœdus cum oculis meis
Isai. 24- 5 Dissipaverunt fœdus sempiternum
28-15 Percussimus fœdus cum morte
-18 Et delebitur fœdus vestrum cum morte
42- 6 Et dedi te in fœdus populi
49- 8 Et dedi te in fœdus populi
54-10 Et fœdus pacis meæ non movebitur
56- 4 Qui custodierint sabbata mea...et tenuerint fœdus meum
- 6 Et tenentem fœdus meum
57- 8 Et pepigisti cum eis fœdus
59-21 Hoc fœdus meum cum eis, dicit Dominus
61- 8 Et fœdus perpetuum feriam eis
Jerem. 14-21 Ne irritum facias fœdus tuum nobiscum
31-31 Et feriam domui Israel et domui Juda fœdus novum
34- 8 Postquam percussit rex Sedecias fœdus
-13 Ego percussi fœdus cum patribus vestris
-18 Dabo viros qui prævaricantur fœdus meum, et non observaverunt verba fœderis
50- 5 Et apponentur ad Dom. fœdere sempiterno
Ezech. 17-13 Ferietque cum eo fœdus
-18 Spreverat e. juramentum ut solveret fœdus
-19 Fœdus quod prævaricatus est, ponam in caput ejus
20-37 Et inducam vos in vinculis fœderis
30- 5 Et filii terræ fœderis, cum eis gladio cadent
37-26 Et percutiam illis fœdus pacis
Dan. 11-22 Conterentur : insuper et dux fœderis
Osee. 2-18 Percutiam cum eis fœdus in die illa
8- 1 Pro eo quod transgressi sunt fœdus meum
10- 4 Et ferietis fœdus : et germinabit
12- 1 Et fœdus cum Assyriis iniit
Amos. 1- 9 Et non sunt recordati fœderis fratrum
Abdiæ. - 7 Omnes viri fœderis tui illuserunt tibi
Zach. 11-10 Abscidi eam, ut irritum facerem fœdus
Malac. 2-14 Particeps tua, et uxor fœderis tui
2 Mac. 13-25 Indignantes ne forte fœdus irrumperent
Rom. 1-31 Sine affectione, absque fœdere

FOEDUS, A, UM. *Adject.*

Gen. 34- 7 Quod fœdam rem operatus esset in Israël
41- 3 Septem emergebant de flumine, fœdæ
Levit. 15- 3 Cum... atque concreverit fœdus humor
Judith. 12-11 Fœdum est enim apud Assyrios

FOEMINA.

Gen. 1-27 Masculum et fœminam creavit eos
5- 2 Masculum et fœminam creavit eos, et benedixit illis
7- 3 Septena et septena, masculum et fœminam
- 9 Duo et duo ingressa sunt... masculus et fœmina
-16 Masculus et fœmina ex omni carne introierunt
31-10 Vidi in somnis ascendentes mares super fœminas
-35 Juxta consuetudinem fœminarum... accidit
Exod. 1-16 Si masculus fuerit, interficite eum; si fœmina, reservate
Levit. 3- 1 Si...de bobus voluerit offere, marem sive fœminam, immaculata offeret
- 6 Sive masculum obtulerit, sive fœminam, immaculata erunt
12- 5 Sin a. fœminam pepererit, immunda erit
- 7 Ista est lex parientis mascul. aut fœminam
27- 5 Masculus dabit viginti siclos : fœmina decem
- 6 Pro masculo dabuntur quinque sicli : pro fœmina, tres
- 7 Masculus dabit quindecim siclos : fœmina decem
Num. 5- 3 Tam masculum quam fœminam ejicite de castris
31-15 Ait : Cur fœminas reservastis ?
-18 Omnes fœminas virgines reservate vobis
36- 8 Et cunctæ fœminæ de eadem tribu maritos accipient
Deut. 4-16 Ne..faciatis...imaginem masculi vel fœminæ
Judic. 5-30 Et pulcherrima fœminarum eligitur ei
9-54 Ne forte dicatur quod a fœmina interfectus sim
21-16 Omnes in Benjamin fœminæ conciderunt
Tobiæ. 6-11 Neq. masculum, neq. fœminam ullam habet
Judith. 7-12 Congregati.. fœminæq., juvenes, et parvuli
9-15 Cum manus fœminæ dejecerit eum
12-11 Si fœmina irrideat virum, agendo.. transeat
13-19 Ubi per manum fœminæ percussit illum Dominus
16- 7 Tradidit eum in manus fœminæ, et confodit
Esth. 1- 9 Vasthi quoque regina fecit convivium fœminarum
2- 3 Et tradant eas in domum fœminarum
- 8 Ut servaretur in numero fœminarum
-13 De triclinio fœminarum ad regis cubiculum transibant
Eccli. 1-16 Cum electis fœminis graditur, et cum justis et fidelibus agnoscitur
Jerem. 31-22 FOEMINA CIRCUMDABIT VIRUM
Dan. 11-17 Et filiam fœminarum dabit ei, ut evertat
-37 Erit in concupiscentiis fœminarum
Matth. 19- 4 Masculum et fœminam fecit eos ? et dixit
Marc. 10- 6 Masculum et fœminam fecit eos Deus
Rom. 1-26 Nam fœminæ eorum immutaverunt naturalem usum
-27 Similiter autem et masculi, relicto naturali usu fœminæ
Galat. 3-28 Non est masculus, neque fœmina

FOEMINA, *neutr. genit. plur.*

Deut. 28-57 Quæ egrediuntur de medio fœminum ejus

FOEMINALIA.

Exod. 28-42 Facies et fœminalia linea, ut operiant carnem
39-27 Fœminalia quoque linea, byssina
Levit. 6-10 Vestietur tunica sacerdos et fœminalibus lineis
16- 4 Fœminalibus lineis verenda celabit
Ezech. 44-18 Fœminalia linea erunt in lumbis eorum

FOEMINEUS, A.

Levit. 18-22 Cum masculo non commiscearis coïtu fœmineo
20-13 Qui dormierit cum masculo coïtu fœmineo
Num. 31-35 Animæ hominum sexus fœminei
Deut. 22- 5 Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste fœminea
2 Mac. 7-21 Et fœmineæ cogitationi masculinum animum inserens

FOEMININUS.

Gen. 6-19 Bina induces... masculini sexus et fœminini
Exod. 1-22 Quidquid fœminini, reservate

FOENERATOR.

Psal. 108-11 Scrutetur fœnerator omnem substantiam
Eccli. 29-35 Correptio domus, et improperium fœneratoris
Isai. 24- 2 Sicut fœnerator, sic is qui mutuum accipit
Luc. 7-41 Duo debitores erant cuidam fœneratori

FOENERO *et* FOENEROR.

Deut. 15- 6 Fœnerabis gentibus multis
23-19 Non fœnerabis fratri tuo ad usuram
28-12 Et fœnerabis gentibus multis
-44 Ipse fœnerabit tibi, et tu non fœnerabis ei
Prov. 19-17 Fœneratur Dom. qui miseretur pauperis
22- 7 Qui accipit mutuum, servus est fœnerantis
Eccli. 8-15 Noli fœnerari homini fortiori te
Quod si fœneraveris, quasi perditum habe
20-16 Hodie fœneratur quis, et cras expetit
29- 1 Qui facit misericordiam, fœneratur proximo suo
- 2 Fœnerare proximo tuo in tempore necessit.
-10 Multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt
Jerem. 15-10 Non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam
Luc. 6-34 Peccatores peccatoribus fœnerantur

FOENUM.

Gen. 24-25 Palearum quoque et fœni plurimum est
-32 Destravit camelos, deditq. paleas et fœnum
Deut. 11-15 Fœnumque ex agris ad pascenda jumenta
Judic. 19-19 Habentes paleas et fœnum in asinorum pabulum
4 Reg. 19-26 Confusi sunt, facti sunt velut fœnum agri
Job. 40-10 Fœnum quasi bos comedet
Psal. 36- 2 Tanquam fœnum velociter arescent
71-16 Florebunt de civitate sicut fœnum terræ
91- 8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fœnum
101- 5 Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum
-12 Et ego sicut fœnum arui
102-15 Homo, sicut fœnum dies ejus
103-14 Producens fœnum jumentis, et herbam
104-35 Et comedit omne fœnum in terra eorum
105-20 In similitudinem vituli comedentis fœnum
128- 6 Fiant sicut fœnum tectorum
146- 8 Qui producit in montibus fœnum
Prov. 27-25 Et collecta sunt fœna de montibus
Eccli. 14-18 Omnis caro sicut fœnum veterascet
40-16 Ante omne fœnum evelletur
Isai. 37-27 Confusi sunt : facti sunt sicut fœnum agri
40- 6 Quid clamabo ? Omnis caro fœnum
- 7 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
Vere fœnum est populus
- 8 Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos
51-12 Qui quasi fœnum ita arescet
Jerem. 9-22 Et quasi fœnum post tergum metentis
Dan. 4-22 Et fœnum ut bos comedes
-29 Fœnum quasi bos comedes
-30 Abjectus est, et fœnum ut bos comedit
5-21 Fœnum quoque ut bos comedebat
Amos. 2-13 Sicut stridet plaustrum onustum fœno
Mich. 4-12 Quia congregavit eos quasi fœnum areæ
Zach. 12- 6 Ponam duces Juda... sicut facem ignis in fœno
2 Mac. 5-27 Et fœni cibo vescentes, demorabantur
Matth. 6-30 Si autem fœnum agri, quod hodie est
14-19 Cum jussisset turbam discumbere super fœnum
Marc. 6-39 Secundum contubernia super viride fœnum
Luc. 12-28 Si autem fœnum, quod hodie est in agro
Joan. 6-10 Erat autem fœnum multum in loco
1 Cor. 3-12 Lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam
Jacob. 1-10 Quoniam sicut flos fœni transibit
-11 Arefecit fœnum, et flos ejus decidit
1 Petr. 1-24 Quia omnis caro ut fœnum : et omnis gloria ejus tanquam flos fœni
Exaruit fœnum, et flos ejus decidit
Apoc. 8- 7 Et omne fœnum viride combustum est
9- 4 Præceptum est illis ne læderent fœnum terræ

FOENUS.

Deut. 28-12 Et ipse a nullo fœnus accipies
1 Reg. 2-20 Pro fœnore quod commodasti Domino
Prov. 28- 8 Qui coacervat divitias usuris et fœnore
Eccli. 18-33 Ne fueris mediocris in contentione ex fœnore
29- 4 Quasi inventionem æstimaverunt fœnus

FOETANS.

Psal. 77-70 De post fœtantes accepit eum

FOETEO.

Exod. 5-21 Quoniam fœtere fecistis odorem nostrum

Eccli. 11-32 Sicut e. eructant præcordia fœtentium
Joan. 11-39 Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim

FOETOR.

Isai. 3-24 Et erit pro suavi odore fœtor
34- 3 De cadaveribus eorum ascendet fœtor
Ezech. 32- 6 Et irrigabo terram fœtore sanguinis tui
Joel. 2-20 Ascendet fœtor ejus, et ascendet putredo
2 Mac. 9- 9 Odore... illius et fœtore exercitus gravaretur
-10 Eum nemo poterat propter intolerantiam fœtoris portare
-12 Cum nec ipse jam fœtorem suum ferre posset

FOETOSUS.

Psal. 143-13 Oves eorum fœtosæ, abundantes in egressibus suis

FOETUS. *Adject.*

Gen. 32-15 Camelos fœtas cum pullis suis triginta
33-13 Habeam teneros, et oves et boves fœtas
1 Reg. 6- 7 Et duas vaccas fœtas... jungite in plaustro
Isai. 40-11 In sinu suo levabit, fœtas ipse portabit
Baruc. 6-28 De sacrificiis eorum fœtæ et menstruatæ
Osee. 14- 1 Et fœtæ ejus discindantur

FOETUS. *Subst.*

Gen. 31- 8 Pariebant omnes oves varios fœtus
38- 4 Rursumque concepto fœtu, natum filium vocavit Onan
Levit. 22-28 Non immolabuntur una die cum fœtibus suis
2 Reg. 11- 5 Reversa est in domum suam concepto fœtu
Job. 21-10 Peperit, et non est privata fœtu suo
39- 3 Incurvantur ad fœtum, et pariunt
Prov. 17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus
Cant. 4- 2 Omnes gemellis fœtibus, et sterilis non est
6- 5 Omnes gemellis fœtibus, et sterilis non est
Jerem. 31-12 Et oleo, et fœtu pecorum et armentorum

FOLIUM.

Gen. 3- 7 Consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata
8-11 Portans ramum olivæ virentibus foliis
Levit. 26-36 Terrebit eos sonitus folii volantis
Num. 17- 8 Qui, foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt
3 Reg. 7-26 Quasi labium calicis, et folium repandi lilii
Job. 13-25 Contra folium, quod vento rapitur, ostendis
Psal. 1- 3 Et folium ejus non defluet
Prov. 11-28 Justi a. quasi virens folium germinabunt
Eccli. 6- 3 Et folia tua comedat, et fructus tuos perdat
14-18 Et sicut folium fructificans in arbore
Isai. 1-30 Cum fueritis velut quercus defluentibus foliis
34- 4 Sicut defluit folium de vinea et de ficu
64- 6 Et cecidimus quasi folium universi
Jerem. 8-13 Non sunt ficus in ficulnea, folium defluxit
17- 8 Et erit folium ejus viride
Ezech. 47-12 Non defluet folium ex eo, et non deficiet
Erunt fructus ejus in cibum, et folia ejus ad medicinam
Dan. 4- 9 Folia ej. pulcherrima et fructus ejus nimius
-11 Excutite folia ejus, et dispergite fructus
Matth. 21-19 Nihil invenit in ea nisi folia tantum
24-32 Et folia nata, scitis quia prope est æstas
Marc. 11-13 Cumq. vidisset a longe ficum habentem folia
Cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia
13-28 Cum jam.. tener fuerit, et nata fuerint folia
Apoc. 22- 2 Et folia ligni ad sanitatem Gentium

FOLLICULUS.

Exod. 9-31 Et linum jam folliculos germinaret

FOMES.

Gen. 37- 8 Invidiæ et odii fomitem ministravit
Num. 28-24 Ita facietis... in fomitem ignis

FONS.

1° *Fons Agar* (*Gen.* 16-7) *in solitudine, qui est in via Sur in deserto, ubi Angelus invenit Agar ejectam a Sara domina sua; prope fines tribus Simeon, ad Meridiem erat. Desertum Sur situm est inter Cades et Barad, et extenditur usque ad mare Rubrum Ægypto conterminum; fugiens enim Agar, petebat patriam suam Ægyptum.* 2° *Fons Misphat, id est, fons Judicii, ita dictus quod ibi Hebræi contra Moysen et Aaron murmuraverint, jurgati sint, et velut judicio expostularint; ideo etiam dicitur aqua Contradictionis: ibidem Deus Moysen et Aaron propter incredulitatem damnavit, ne terram promissionis ingrederentur* (*Num.* 20-12). *Postea cum illic, miraculo edito, Deus fuisset sanctificatus, locus dici cœptus est Cades. Hujus tamen nominis prima mentio fit in Gen.* 14-7, *ubi de Chodorlahomor et sociis regibus qui contra regem Sodomorum aliosque decertarunt.* 3° *Fons Harad* (*Judic.* 7-1), *ubi Gedeon castrametatus est contra Madianitas, qui erant in Jezraël; ad terminum autem Australem tribus Issachar situs erat.* — 4° *Fons Hortorum* (*Cantic.* 4-15) *fluens impetu de Libano, quia hortos regionis irrigat, fons hortorum dictus, in fluvium excrescit atque Antaradum alluens mare Syriacum ingreditur; respondet Eleuthero fluvio Ptolemæi. Ille est fluvius Syriæ, qui, eo quod septimo quolibet die fluere desisteret, a Josepho dictus est Sabbaticus.* — 5° *Fons Rogel* (*Josue* 15-7) *de limitibus tribus Juda et de limitibus tribus Benjamin; fons ergo iste inter utramque tribum et Judæ et Benjamin situs erat. Jonathas et Achimaas stabant juxta fontem Rogel, cum ancilla nuntiavit eis, ut referrent ad David regem, ne moraretur nocte illa in campestribus deserti, sed absque dilatione transgrederetur (Jordanem).* — 6° *Fons Samson, locus in quo Samson post Philisthæos mille deletos, sitiit, clamavit ad Dominum, et aperuit Dominus dentem molarem in maxilla asini, e quo egressæ sunt aquæ, quibus haustis, refocillavit spiritum, et vires recepit Samson.* — 7° *Fons Jacob, supra quem, cum Jesus fatigatus ex itinere sederet, venit mulier de Samaria ad aquam hauriendam; cum qua multa allocutus Jesus de aqua viva, de Deo adorando, Messiam se esse tandem aperit, et civitatem ingressus pluribus Samaritanis innotescit.* — 8° *Fons Æthiopis, in via, qua ab Jerusalem Gazam iter est, nec longe ab Azoto; is est ad cujus aquas Eunuchum Candacis reginæ Æthiopum baptizavit Philippus diaconus. Adhuc sunt in Bibliis multi fontes quos hic non ponimus, ut est fons Solis, etc., etc., quos videre est in textibus. Tantum posuisse præcipuos sufficiat.*

Gen. 2- 6 Sed fons ascendebat e terra, irrigans
7-11 Rupti sunt omnes fontes abyssi magnæ
8- 2 Clausi sunt fontes abyssi, et cataractæ cœli
14- 7 Venerunt ad fontem Misphat, ipsa est Cades
16- 7 Juxta fontem aquæ in solitudine
24-13 Ecce ego sto prope fontem aquæ
-16 Descenderat autem ad fontem, et impleverat hydriam
-29 Egressus est ad hominem, ubi erat fons
-30 Stabat juxta camelos, et prope fontem aquæ
-42 Veni ergo hodie ad fontem aquæ, et dixi
-43 Ecce sto juxta fontem aquæ
-45 Descenditque ad fontem, et hausit aquam
Exod. 15-27 Ubi erant duodecim fontes aquarum
Levit. 11-36 Fontes vero et cisternæ, et omnis aquarum congregatio munda erit
20-18 Ipsaque aperuit fontem sanguinis sui
Num. 20- 6 Aperi eis... fontem aquæ vivæ
33- 9 Ubi erant duodecim fontes aquarum
34-11 Termini in Rebla contra fontem Daphnim
Deut. 8- 7 Terram rivorum, aquarumque et fontium
Josue. 15- 7 Transitque aquas quæ vocantur fons Solis
Et erunt exitus ejus ad fontem Rogel
- 9 Pertransitque a vertice montis usque ad fontem aquæ Nephtoa
17- 7 Egreditur.. juxta habitatores fontis Taphuæ
18-15 Et pervenit usque ad fontem aquarum Nephtoa
-16 Et pervenit ad fontem Rogel
-17 Egrediens ad Ensemes, id est, fontem Solis
Judic. 7- 1 Venit ad fontem qui vocatur Harad
15-19 Appellatum est...Fons invocantis de maxilla
1 Reg. 29- 1 Israël castrametatus est super fontem
2 Reg. 17-17 Jonathas autem et Achimaas stabant juxta fontem Rogel
3 Reg. 1- 9 Juxta lapidem.. qui erat vicinus fonti Rogel
18- 5 Vade in terram ad universos fontes aquarum
4 Reg. 2-21 Egressus ad fontem aquarum, misit in illum sal
3-19 Cunctosque fontes aquarum obturabitis
-25 Et universos fontes aquarum obturaverunt
2 Par. 32- 3 Ut obturarent capita fontium
- 4 Et obturaverunt cunctos fontes
-30 Qui obturavit superiorem fontem aquarum
2 Esdr. 2-13 Et ante fontem Draconis, et ad portam Stercoris
-14 Et transivi ad portam Fontis, et ad aquæductum
3-15 Et portam Fontis ædificavit Sellum
12-35 Et Esdras scriba ante eos in porta Fontis
Tobiæ. 8- 7 Benedicant te,. mareque et fontes, et flum.
Judith. 5-15 Illic fontes amari obdulcati sunt eis
7- 6 Holophernes... reperit quod fons, qui influebat
- 7 Erant tamen non longe a muris fontes
- 9 Pone custodes fontium, ut non hauriant aq.
-10 Constituit... centenarios per singulos fontes
12- 7 Et baptizabat se in fonte aquæ
Esth. 10- 6 Parvus fons, qui crevit in fluvium
11-10 Fons parvus crevit in fluvium maximum
Psal. 17-16 Et apparuerunt fontes aquarum
35-10 Quoniam apud te est fons vitæ
41- 2 Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum
67-27 Benedicite Deo Domino, de fontibus Israël
73-15 Tu dirupisti fontes, et torrentes; tu siccasti fluvios
103-10 Qui emittis fontes in convallibus
113- 8 Qui convertit...et rupem in fontes aquarum
Prov. 5-16 Deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas tuas divide
6-11 Si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua
8-24 Necdum fontes aquarum eruperant
-28 Quando æthera..et librabat fontes aquarum
13-14 Lex sapientis fons vitæ, ut declinet a ruina mortis
14-27 Timor Domini fons vitæ, ut declinent a ruina mortis
16-22 Fons vitæ eruditio possidentis
18- 4 Et torrens redundans fons sapientiæ
25-26 Fons turbatus pede, et vena corrupta
Eccle. 12- 6 Antequam... conteratur hydria super fontem
Cant. 4-12 Hortus conclusus, fons signatus
-15 Fons Hortorum: puteus aquarum viventium
Sap. 11- 7 Nam pro fonte quidem sempiterni fluminis
Eccli. 1- 5 Fons sapientiæ verbum Dei in excelsis
21-16 Consilium illius sicut fons vitæ permanet
26-15 Sicut viator sitiens, ad fontem os aperiet
Isai. 12- 3 Haurietis aquas... de fontibus Salvatoris
19- 7 Nudabitur alveus rivi a fonte suo
35- 7 Erit in stagnum, et sitiens in fontes aquarum
41-18 Aperiam... in medio camporum fontes
49-10 Et ad fontes aquarum potabit eos
58-11 Erit quasi hortus irriguus, et sicut fons aquarum
Jerem. 2-13 Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ
9- 1 Quis dabit..oculis meis fontem lacrymarum
Baruc. 3-12 Dereliquisti fontem sapientiæ
Dan. 3-77 Benedicite, fontes, Domino: laudate
Osee. 13-15 Siccabit venas ejus, et desolabit fontem ej.
Joel. 1-20 Quoniam exsiccati sunt fontes aquarum
3-18 Et fons de domo Domini egredietur
Zach. 13- 1 In die illa erit fons patens domui David
Marc. 5-29 Confestim siccatus est fons sanguinis ejus
Joan. 4- 6 Erat autem ibi fons Jacob
Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem
-14 Fiet in eo fons aquæ salientis in vitam ætern.
Jacob. 3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat
2 Petr. 2-17 Hi sunt fontes sine aqua, et nebulæ
Apoc. 7-17 Et deducet eos ad vitæ fontes aquarum
8-10 Et cecidit... et in fontes aquarum
14- 7 Fecit cœlum et terram, mare, et fontes aquarum
16- 4 Effudit phialam... et super fontes aquarum
21- 6 Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ gratis

FORAMEN.

Exod. 33-22 Ponam te in foramine petræ, et protegam
4 Reg. 12- 9 Aperuitq. foramen desuper, et posuit illud
Eccle. 12- 3 Et tenebrescent videntes per foramina
Cant. 2-14 Columba mea in foraminibus petræ
5- 4 Dilectus meus misit manum suam per foramen
Isai. 7-19 Requiescent... et in universis foraminibus
11- 8 Delectabitur infans..super foramine aspidis
Jerem. 13- 4 Et absconde ibi illud in foramine petræ
48-28 Quasi columba nidificans in summo ore foraminis
Ezech. 8- 7 Et vidi, et ecce foramen unum in pariete
28-13 Et foramina tua in die qua conditus es
Zach. 14-12 Oculi ejus contabescent in foraminibus
Matth. 19-24 Facilius est camelum per foramen acus transire
Marc. 10-25 Facilius est camelum per foramen acus transire
Luc. 18-25 Facilius est e. camelum per foramen acus transire
Jacob. 3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat

FORAS.

Gen. 4- 8 Dixitq. Caïn ad Abel... Egrediamur foras
9-22 Nuntiavit duobus fratribus suis foras
15- 5 Eduxitque eum foras, et ait illi

Gen. 27- 3 Sume arma tua... arcum, et egredere foras
-30 Et egresso Jacob foras, venit Esaü
39-12 Relicto... pallio fugit, et egressus est foras
-15 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit foras
-18 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit foras
45- 1 Præcepit ut egrederentur cuncti foras
47-10 Et benedicto rege, egressus est foras
Exod. 12-46 Nec efferetis de carnibus ejus foras
Levit. 10- 5 Et ejecerunt foras, ut sibi fuerat imperatum
16-27 Asportabunt foras castra, et comburent igni
Num. 15-36 Cumque eduxissent eum foras, obruerunt
Deut. 23-24 Foras autem ne efferas tecum
Judic. 12- 9 Quas emittens foras, maritis dedit
1 *Reg.* 20-11 Veni, et egrediamur foras in agrum
2 *Reg.* 13-17 Ejice hanc a me foras, et claude ostium
-18 Ejecit itaque eam minister illius foras
4 *Reg.* 23- 6 De domo Domini foras Jerusalem
2 *Par.* 29-16 Asportaverunt ad torrentem Cedron foras
2 *Esdr.* 13- 8 Projeci vasa... foras de gazophylacio
Judith. 12- 5 Ante lucem egrediendi foras ad orationem
14-15 Non invenit eam, et exiliit foras ad populum
Psal. 30-12 Qui videbant me, foras fugerunt a me
40- 7 Egrediebatur foras, et loquebatur
Prov. 5-16 Deriventur fontes tui foras, et... aquas tuas divide
Isai. 43- 8 Educ foras populum cæcum
Ezech. 7-19 Argentum eorum foras projicietur
12- 4 Et efferes foras vasa tua
34-21 Infirma pecora, donec dispergerentur foras
47- 2 Convertit me ad viam foras portam exterior.
Dan. 14-10 Ecce nos egredimur foras : et tu, rex, pone escas
2 *Mac.* 1-16 Et capitibus amputatis foras projecerunt
Matth. 5-13 Nisi ut mittatur foras, et conculcetur
10-14 Exeuntes foras de domo, vel civitate
13-48 Malos autem foras miserunt
21-17 Relictis illis, abiit foras extra civitatem
26-75 Et egressus foras, flevit amare
Marc. 14-68 Et exiit foras ante atrium, et gallus cantavit
Luc. 13-28 In regno Dei, vos autem expelli foras
14-35 Neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur
22-62 Et egressus foras, Petrus flevit amare
24-50 Eduxit autem eos foras in Bethaniam
Joan. 6-37 Eum qui venit ad me, non ejiciam foras
9-34 Et tu doces nos? Et ejecerunt eum foras
-35 Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras
11-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
12-31 Princeps hujus mundi ejicietur foras
15- 6 Mittetur foras sicut palmes, et arescet
18-29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit
19- 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis
-13 Adduxit foras Jesum : et sedit
Act. 4-15 Jusserunt autem eos foras extra concilium secedere
5-34 Jussit foras ad breve homines fieri
9-40 Ejectis a. omnibus foras, Petrus... oravit
16-13 Egressi sumus foras portam juxta flumen
-30 Et producens eos foras, ait : Domini, quid me oportet facere
21- 5 Cum uxoribus et filiis usque foras civitatem
1 *Joan.* 4-18 Perfecta charitas foras mittit timorem
Apoc. 3-12 Faciam illum columnam... et foras non egredietur amplius
11- 2 Atrium autem, quod est foris templum, ejice foras

FORCEPS.

Exod. 27- 3 Forcipes atque fuscinulas, et ignium receptacula
38- 3 Paravit ex ære... forcipes, fuscinulas
Num. 4- 9 Quo operient candelabrum cum lucernis et forcipibus suis
3 *Reg.* 7-49 Lucernas desuper aureas, et forcipes aureos
2 *Par.* 4-21 Et lucernas, et forcipes aureos
Isai. 6- 6 Calculus, quem forcipe tulerat de altari

FORE, FORENT.

Num. 14-31 Quod prædæ hostibus forent, introducam
4 *Reg.* 8-13 Ostendit mihi Dominus te regem Syriæ fore
2 *Mac.* 9-27 Confido e. eum... et communem vobis fore

FORENSES.

Act. 19-38 Conventus forenses aguntur

FORES.

Gen. 4- 7 Sin..male, statim in foribus peccatum aderit
19- 1 Et sedente Lot in foribus civitatis
- 9 Jamque prope erat ut effringerent fores
43-19 Quamobrem in ipsis foribus accedentes
Exod. 33-10 Adorabant per fores tabernaculorum suor.
35-17 Tentorium in foribus vestibuli
40-12 Applicabisque Aaron... ad fores tabernaculi
Levit. 8- 4 Congregataque omni turba ante fores tabernaculi
-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi
10- 7 Vos aut. non egrediemini fores tabernaculi
Num. 3-26 Tentorium quod trahitur ante fores tecti fœderis
4- 5 Deponent velum quod pendet ante fores
19- 4 Asperget contra fores tabernaculi
25- 6 Qui flebant ante fores tabernaculi
Deut. 22-21 Ejicient eam extra fores domus patris sui
Judic. 3-24 Ingressi, viderunt clausas fores cœnaculi
11-31 Quicumq. primus fuerit egressus de foribus
16- 3 Apprehendit ambas portæ fores cum postibus suis
19-22 Fores pulsare cœperunt, clamantes
2 *Reg.* 13-18 Ejecit itaque eam... foras : clausitque fores post eam
3 *Reg.* 6-17 Erat ipsum templum pro foribus oraculi
1 *Par.* 9-27 Ut cum tempus fuisset, ipsi mane aperirent fores
2 *Par.* 3-15 Ante fores etiam templi, duas columnas
Esth. 3- 2 Cunctique servi regis, qui in foribus palatii versabantur
- 3 Dixerunt pueri regis, qui ad fores palatii præsidebant
4- 2 Et hoc ejulatu usque ad fores palatii gradiens
5- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem ante fores palatii
-13 Quandiu videro Mardochæum Judæum sedentem ante fores regias
6-10 Fac... Mardochæo Judæo, qui sedet ante fores palatii
Prov. 1-21 In foribus portarum urbis profert verba sua
5- 8 Ne appropinques foribus domus ejus
8- 3 In ipsis foribus loquitur, dicens
-34 Beatus homo... qui vigilat ad fores meas quotidie
9-14 Sedit in foribus domus suæ super sellam
Sap. 6-15 Assidentem enim illam foribus suis inveniet
19-16 Percussi sunt autem cæcitate : sicut illi in foribus justi
Ezech. 40-26 Et vestibulum ante fores ejus : et cælatæ palmæ erant
Dan. 2-49 Ipse autem Daniel erat in foribus regis
Joan. 20-19 Cum ergo sero esset... et fores essent clausæ

FORINSECUS.

Num. 35- 4 Quæ a muris civitatum forinsecus... tendentur
3 *Reg.* 6- 6 Trabes a. posuit... per circuitum forinsecus
7-31 Et quod forinsecus apparebat, unius cubiti erat
1 *Par.* 26-29 Præerat... ad opera forinsecus super Israël
2 *Par.* 4-22 Et ostia templi forinsecus aurea
24- 8 Juxta portam domus Domini forinsecus
32- 5 Et extruxit... forinsecus alterum murum
2 *Esdr.* 11-16 Opera quæ erant forinsecus in domo Dei
Jerem. 32-11 Accepi... et rata, et signa forinsecus
Ezech. 40- 5 Et ecce murus forinsecus in circuitu domus
41- 9 Parietem lateris forinsecus quinque cubitorum
-17 Et forinsecus per omnem parietem
Et forinsecus, ad mensuram
-25 Erant ligna in vestibuli fronte forinsecus
Dan. 14- 6 Iste enim... luteus est, et forinsecus æreus

FORIS.

Gen. 19-11 Et eos qui foris erant, percusserunt cæcitate
24-31 Ingredere, benedicte Domini : cur foris stas?
Exod. 9-19 Et universa quæ inventa fuerint foris
21-19 Si surrexerit, et ambulaverit foris
25 11 Deaurabis eam auro mundissimo intus et foris
29-14 Corium et fimum combures foris extra castra
37- 1 Vestivitq. eam auro purissimo intus ac foris
Levit. 18- 9 Quæ domi vel foris genita est, non revelabis
Num. 35- 5 Eruntque urbes in medio, et foris suburbana
Deut. 24-11 Sed stabis foris, et ille tibi proferet quod habuerit
32-25 Foris vastabit eos gladius, et intus pavor
3 *Reg.* 8- 8 Et apparerent summitates eorum foris
4 *Reg.* 10-24 Jehu autem præparaverat sibi foris octoginta viros
23- 4 Et combussit ea foris Jerusalem
2 *Par.* 23-14 Educite illam... et interficiatur foris gladio
1 *Esdr.* 10-13 Tempus pluviæ, et non sustinemus stare foris
2 *Esdr.* 13-20 Vendentes... foris Jerusalem semel et bis
Judith. 13- 5 Dixitque... ut staret foris ante cubiculum
Job. 31-32 Foris non mansit peregrinus
Prov. 1-20 Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem
7-12 Nunc foris, nunc in plateis, nunc juxta angulos insidians
22-13 Dicit piger : Leo est foris... occidendus sum
24-27 Præpara foris opus tuum
Cant. 8- 1 Ut inveniam te foris, et deosculer te
Eccli. 21-26 Vir autem eruditus foris stabit
Isai. 33- 7 Ecce videntes clamabunt foris, Angeli pacis amare flebunt
42- 2 Non clamabit... nec audietur vox ejus foris
Jerem. 6-11 Effunde super parvulum foris
11- 6 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
33-10 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
Thren. 1-20 Foris interficit gladius, et domi mors similis est
2-21 Jacuerunt in terra foris puer et senex
Baruc. 2-22 De civitatibus Juda, et a foris Jerusalem
Ezech. 2- 9 Qui erat scriptus intus et foris
7-15 Gladius foris; et pestis et fames intrinsecus
Dan. 4-12 In herbis quæ foris sunt, et rore cœli tingatur
-20 Et vinciatur ferro et ære in herbis foris
Osee. 7- 1 Fur ingressus est spolians, latrunculus foris
Amos. 5-16 Et in cunctis quæ foris sunt, dicetur, Væ, væ
Matth. 12-46 Ecce mater ejus et fratres stabant foris
-47 Ecce mater tua et fratres tui foris stant
26-69 Sedebat foris in atrio
Marc. 1-45 Ita ut jam... sed foris in desertis locis esset
3-31 Et foris stantes miserunt ad eum vocantes
4-11 Illis autem qui foris sunt, in parabolis omnia fiunt
11- 4 Invenerunt pullum... ante januam foris
Luc. 1-10 Multitudo... erat orans foris hora incensi
8-20 Mater tua et fratres tui stant foris
13-25 Incipietis foris stare, et pulsare ostium
Joan. 18-16 Petrus autem stabat ad ostium foris
20-11 Maria autem stabat ad monumentum foris
1 *Cor.* 5-12 Quid e. mihi de iis qui foris sunt, judicare?
-13 Nam eos qui foris sunt, Deus judicabit
2 *Cor.* 4-16 Sed licet is qui foris est, noster homo corrumpatur
7- 5 Omnem tribulationem passi sumus : foris pugnæ, intus timores
Colos. 4- 5 In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt
1 *Thes.* 4-11 Ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt
1 *Tim.* 3- 7 Ab iis qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat
Apoc. 5- 1 Vidi... librum scriptum intus et foris
11- 2 Atrium autem quod est foris templum, ejice
22-15 Foris canes, et venefici, et impudici

FORMA.

Deut. 4-12 Et formam penitus non vidistis
1 *Reg.* 28-14 Dixitque ei : Qualis est forma ejus?
2 *Reg.* 14-27 Et filia una nomine Thamar, elegantis formæ
Psal. 44- 3 Speciosus forma præ filiis hominum
Sap. 8- 2 Et amator factus sum formæ illius
Isai. 52-14 Et forma ejus inter filios hominum
Ezech. 23-12 Et adolescentibus forma cunctis egregia
-15 In capitibus eorum, formam ducum omnium
-23 Juvenes forma egregia, duces et magistratus
Dan. 1- 4 Pueros... decoros forma, et eruditos
1 *Mac.* 12- 2 Misit epistolas secundum eamdem formam
2 *Mac.* 2-29 Ipsi autem secundum datam formam
Act. 7-44 Ut faceret illud secundum formam quam viderat
Rom. 2-20 Habentem formam scientiæ et veritatis
5-14 In similitudinem.. Adæ, qui est forma futuri
6-17 Obedistis autem ex corde in eam formam
Philip. 2- 6 Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est
- 7 Semetips. exinanivit formam servi accipiens
3-17 Sicut habetis formam nostram
1 *Thes.* 1- 7 Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus
2 *Thes.* 3- 9 Ut... formam daremus vobis ad imitandum
2 *Tim.* 1-13 Formam habe sanorum verborum
1 *Petr.* 3-21 Vos nunc similis formæ salvos facit baptisma
5- 3 Sed forma facti gregis ex animo

FORMATOR.

Isai. 44- 8 Et formator quem ego non noverim?
-24 Hæc dicit Dominus... et formator tuus ex utero

FORMELLAS.

1 *Reg.* 17-18 Et decem formellas casei has deferes

FORMICA.

Prov. 6- 6 Vade ad formicam, o piger, et considera vias
30-25 Formicæ, populus infirmus : qui præparat in messe cibum sibi

FORMIDO, INIS.

Exod. 15-16 Irruat super eos formido et pavor
Deut. 2-25 Incipiam mittere... formidinem tuam in populos
11-25 Terrorem vestrum et formidinem dabit Do.

Deut. 28-67 Propter cordis tui formidinem, qua terreberis
Esth. 9- 2 Magnitudinis eorum formido penetrarat
11- 8 Fuitque dies illa... et ingens formido super terram
Job. 13-21 Et formido tua non me terreat
18-11 Undique terrebunt eum formidines
22-10 Et conturbat te formido subita
41- 5 Per gyrum dentium ejus formido
Psal. 54- 5 Et formido mortis cecidit super me
88-41 Posuisti firmamentum ejus formidinem
Isai. 2-19 A facie formidinis Domini, et a gloria majestatis ejus
-21 A facie formidinis Domini, et a gloria majestatis ejus
24-17 Formido, et fovea, et laqueus super te
-18 Qui fugerit a voce formidinis, cadet in foveam
Jerem. 8-15 Non erat bonum; tempus medelæ, et ecce formido
17-17 Non sis tu mihi formidini: spes mea tu
30- 5 Vocem.. audivimus: formido, et non est pax
49-29 Et vocabunt super eos formidinem
Thren. 3-47 Formido et laqueus facta est nob. vaticinatio
Baruc. 6-69 In cucumerario formido nihil custodit
Ezech. 7-18 Et operiet eos formido, et in omni facie confusio
32-23 Qui dederant quondam formidinem in terra
-26 Quia dederunt formidinem suam in terra
1 *Mac.* 3-25 Formido super omnes gentes in circuitu
4-32 Da illis formidinem, et tabefac audaciam
2 *Mac.* 3-24 In dissolutionem et formidinem converterentur

FORMIDO, AS.

Levit. 25-19 Ad saturitatem, nullius impetum formidantes
Deut. 20- 3 Nolite cedere, nec formidetis eos
Josue. 8- 1 Dixit a. Dom... Ne timeas, neque formides
Judic. 7-10 Sin autem solus ire formides, descendat tecum Phara
1 *Reg.* 2-10 Dominum formidabunt adversarii ejus
Job. 5-22 Ridebis, et bestias terræ non formidabis
Psal. 103- 7 A voce tonitrui tui formidabunt
118-161 Et a verbis tuis formidavit cor meum
Eccle. 12- 5 Timebunt, et formidabunt in via
Isai. 7- 4 Noli timere, et cor tuum ne formidet
31- 4 A voce eorum non formidabit
51-13 Fundavit terram: et formidasti jugiter tota die
Jerem. 1-17 Ne formides a facie eorum: nec enim timere te faciam
22-25 Et in manu quorum tu formidas faciem
23- 4 Non formidabunt ultra, et non pavebunt
30-10 Affluet bonis, et non erit quem formidet
39-17 Non traderis in manus virorum quos tu formidas
42-11 Nolite timere... quem vos pavidi formidatis
-16 Gladius, quem vos formidatis, ibi comprehendet vos
Ezech. 2- 6 Ne timeas, et vultus eorum ne formides
26-17 Cum habitatoribus tuis, quos formidabant universi
32-10 Horrore nimio formidabunt super te
39-26 In terra sua confidenter neminem formidantes
Osee. 11-10 Ipse rugiet, et formidabunt filii maris
Mich. 7-17 Dominum Deum nostrum formidabunt
1 *Mac.* 4- 8 Et impetum eorum ne formidetis
12-28 Timuerunt, et formidaverunt in corde suo
2 *Mac.* 8-13 Ex quibus quidam formidantes, et non credentes
15- 8 Ne formidarent ad adventum nationum
Joan. 14-27 Non turbetur cor vestrum, neque formidet

FORMIDOLOSUS.

Deut. 20- 8 Quis est homo formidolosus, et corde pavido?
Judic. 7- 3 Qui formidolosus et timidus est, revertatur
Job. 37-22 Et ad Deum formidolosa laudatio
1 *Mac.* 3-56 Dixit his qui plantabant vineas, et formidolosis

FORMO.

Gen. 2- 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem
- 8 In quo posuit hominem quem formaverat
-19 Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terræ
Exod. 32- 4 Formavit opere fusorio, et fecit ex eis vitul.
Job. 15- 7 Numquid primus... et ante colles formatus?
31-15 Et formavit me in vulva unus
33- 6 De eodem luto ego quoque formatus sum
Psal. 89- 2 Priusquam... aut formaretur terra, et orbis
94- 5 Et siccam manus ejus formaverunt
103-26 Draco iste, quem formasti ad illudendum ei
138- 5 Tu formasti me, et posuisti sup. me manum
-16 Dies formabuntur, et nemo in eis
Sap. 10- 1 Hæc illum qui primus formatus est a Deo
Eccli. 38-33 In brachio suo formabit lutum
Isai. 27-11 Et qui formavit eum, non parcet ei
43- 1 Creans te, Jacob, et formans te, Israël
- 7 Creavi eum, formavi eum, et feci eum
-10 Ante me non est formatus Deus, et post me non erit
-21 Populum istum formavi mihi, laudem meam narrabit
44- 2 Hæc dicit Dominus faciens et formans te
-10 Quis formavit Deum, et sculptile conflavit
-12 In prunis et in malleis formavit illud
-13 Extendit normam, formavit illud in runcina
-21 Formavi te, servus meus es tu, Israël
45- 7 Formans lucem, et creans tenebras
-18 Ipse Deus formans terram, et faciens eam
Ut habitaretur, formavit eam
49- 5 Dicit Dominus, formans me ex utero servum
Jerem. 1- 5 Priusquam te formarem in utero, novi te
10-16 Qui enim formavit omnia, ipse est
33- 2 Dominus qui... et formaturus illud, et paraturus
Amos. 4-13 Quia ecce formans montes et creans ventum
2 *Mac.* 7-23 Creator, qui formavit hominis nativitatem
Galat. 4-19 Donec formetur Christus in vobis
1 *Tim.* 2-13 Adam e. primus formatus est, deinde Heva

FORMOSUS, A.

Gen. 41- 5 Septem spicæ... plenæ atque formosæ
Esth. 2-15 Erat enim formosa valde, et incredibili pulchritudine
Cant. 1- 4 Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem
2-10 Columba mea, formosa mea, et veni
Isai. 63- 1 Iste formosus in stola sua, gradiens
Jerem. 46-20 Vitula elegans atque formosa Ægyptus

FORNAX.

Gen. 19-28 Viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum
Exod. 19-18 Et ascenderet fumus ex eo quasi de fornace
Deut. 4-20 Vos a. tulit Dominus, et eduxit de fornace ferrea Ægypti
3 *Reg.* 8-51 Quos eduxisti... de medio fornacis ferreæ
Prov. 27-21 Quomodo probatur... argentum, et in fornace aurum
Sap. 3- 6 Tanquam aurum in fornace probavit illos
Eccli. 27- 6 Vasa figuli probat fornax
38-29 Vapor ignis uret... et in calore fornacis concertatur
-34 Et vigilia sua mundabit fornacem
43- 3 Fornacem custodiens in operibus ardoris
Jerem. 11- 4 Eduxi eos de terra Ægypti, de fornace ferrea, dicens
Ezech. 22-18 Et ferrum, et plumbum in medio fornacis
-20 Et ferri, et plumbi in medio fornacis
-22 Ut conflatur argentum in medio fornacis
Dan. 3- 6 Eadem hora mittetur in fornacem ignis
-11 Mittatur in fornacem ignis ardentis
-15 Eadem hora mittemini in fornacem ignis
-19 Et præcepit ut succenderetur fornax
-20 Jussit ut... mitterent eos in fornacem
-21 Missi sunt in medium fornacis ignis
-22 Fornax autem succensa erat nimis
-46 Non cessabant.. succendere fornacem naphtha
-47 Effundebatur flamma super fornacem
-48 Et incendit quos reperit juxta fornacem
-49 Angelus a. Dom. descendit... in fornacem
Et excussit flammam ignis de fornace
-50 Et fecit medium fornacis quasi ventum roris
-51 Et benedicebant Deum in fornace
-93 Accessit Nabuchodonosor ad ostium fornacis
Apoc. 9- 2 Ascendit fumus putei, sicut fumus fornacis magnæ

FORNICARIUS, A.

Eccli. 9- 6 Ne des fornicariis animam tuam in ullo
-10 Mulier quæ est fornicaria... conculcabitur.
19- 3 Et qui se jungit fornicariis, erit nequam
23-24 Homini fornicario omnis panis dulcis
41-25 (*Erubescite*) a respectu mulieris fornicariæ
Isai. 57- 3 Filii auguratricis; semen adulteri, et fornicariæ
1 *Cor.* 5- 9 Ne commisceamini fornicariis
-10 Non utique fornicariis hujus mundi
6- 9 Neque fornicarii, neque idolis servientes
1 *Tim.* 1-10 Fornicariis, masculorum concubitoribus
Apoc. 17-16 Hi odient fornicariam, et desolatam facient

FORNICATIO.

Num. 14-33 Filii vestri... portabunt fornicationem
4 *Reg.* 9-22 Fornicationes Jezabel matris tuæ... vigent
2 *Par.* 21-13 Imitatus fornicationem domus Achab
Tobiæ. 4-13 Attende tibi, fili mi, ab omni fornicatione
Sap. 14-12 Initium enim fornicationis est
Eccli. 26-12 Fornicatio mulieris in extollentia oculorum
41-21 Erubescite a patre et a matre de fornicatione
Jerem. 3- 2 Polluisti terram in fornicationibus tuis
- 9 Facilitate fornicationis suæ contaminavit terram
13-27 Hinnitus tuus, scelus fornicationis tuæ
Ezech. 16-15 Et exposuisti fornicationem tuam
-20 Numquid parva est fornicatio tua?
-22 Post omnes abominationes tuas, et fornicationes
-25 Et multiplicasti fornicationes tuas
-26 Et multiplicasti fornicationem tuam
-29 Et multiplicasti fornicationem tuam
-34 Factumque est in te contra consuetudinem mulierum in fornicationibus tuis, et post te non erit fornicatio
-36 Revelata est ignominia tua in fornicationibus
23- 7 Et dedit fornicationes suas super eos
- 8 Et fornicationes suas... non reliquit
Effuderunt fornicationem suam super eam
-11 Et fornicationem suam super fornicationem sororis suæ (*præbuit*)
-14 Et auxit fornicationes suas
-18 Denudavit quoque fornicationes suas
-19 Multiplicavit enim fornicationes suas
-27 Requiescere faciam... fornicationem tuam
-29 Revelabitur ignominia fornicationum tuarum, scelus tuum, et fornicationes tuæ
-35 Porta scelus tuum, et fornicationes tuas
-43 Nunc fornicabitur in fornicatione sua
43- 7 Ipsi et reges eorum in fornicationibus suis
- 9 Repellant procul fornicationem suam
Osee. 1- 2 Vade, sume tibi uxorem fornicationum, et fac tibi filios fornicationum
2- 2 Auferat fornicationes suas a facie sua
- 4 Quoniam filii fornicationum sunt
4-11 Fornicatio, et vinum, et ebrietas auferunt cor
-12 Spiritus enim fornicationum decepit eos
-18 Fornicatione fornicati sunt
5- 4 Quia spiritus fornicationum in medio eorum
6-10 Vidi horrendum: ibi fornicationes Ephraïm
Nahum. 3- 4 Propter multitudinem fornicationum meretricis
Vendidit gentes in fornicationibus suis
Matth. 5-32 Excepta fornicationis causa, facit eam mœchari
15-19 Fornicationes, furta, falsa testimonia
19- 9 Quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem
Marc. 7-21 Adulteria, fornicationes, homicidia
Joan. 8-41 Nos ex fornicatione non sumus nati
Act. 15-20 Ut abstineant se a... fornicatione
-29 Ut abstineatis vos ab... fornicatione
21-25 Ut abstineant se ab... fornicatione
Rom. 1-29 Repletos o. iniquitate, malitia, fornicatione
1 *Cor.* 5- 1 Auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter Gentes
6-13 Corpus a. non fornicationi, sed Domino
-18 Fugite fornicationem. Omne peccatum
7- 2 Propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat
2 *Cor.* 12-21 Non egerunt pœnitentiam super immunditia et fornicatione
Galat. 5-19 Quæ sunt fornicatio, immunditia
Ephes. 5- 3 Fornicatio autem, et omnis immunditia
Colos. 3- 5 Mortificate... fornicationem, immunditiam
1 *Thes.* 4- 3 Ut abstineatis vos a fornicatione
Apoc. 2-21 Non vult pœnitere a fornicatione sua
9-21 Non egerunt pœnitentiam... a fornicatione
14- 8 Quæ a vino iræ fornicationis suæ potavit
17- 4 Et immunditia fornicationis ejus
- 5 Babylon magna, mater fornicationum
18- 3 Quia de vino iræ fornicationis ejus biberunt

FORNICATOR.

1 *Cor.* 5-11 Si is, qui frater nominatur, est fornicator
Ephes. 5- 5 Omnis fornicator... non habet hæreditatem
Hebr. 12-16 Ne quis fornicator, aut profanus ut Esaü
13- 4 Fornicatores enim et adulteros judicabit
Apoc. 21- 8 Homicidis, et fornicatoribus, et veneficis

FORNICOR.

Gen. 38-24 Dicentes: Fornicata est Thamar nurus tua
Exod. 34-15 Ne, cum fornicati fuerint cum diis suis
-16 Postquam ipsæ fuerint fornicatæ
Fornicari faciant et filios tuos in deos suos
Levit. 17- 7 Dæmonibus, cum quibus fornicati sunt
20- 5 Consenserunt ei ut fornicaretur cum Moloch

Levit. 20- 6 Anima quæ declinaverit... et fornicata fuerit cum eis
Num. 15-39 Et oculos per res varias fornicantes
25- 1 Fornicatus est populus cum filiabus Moab
Deut. 22-21 Nefas in Israël, ut fornicaretur in domo patris sui
31-16 Et populus iste consurgens fornicabitur
Judic. 2-17 Fornicantes cum diis alienis et adorantes eos
8-27 Fornicatusque est omnis Israël in eo
-33 Filii Israël, et fornicati sunt cum Baalim
1 Par. 5-25 Et fornicati sunt post deos populorum terræ
2 Par. 21-11 Et fornicari fecit habitatores Jerusalem
-13 Et fornicari fecisti Judam, et habitatores Jerusalem
Psal. 72-27 Perdidisti omnes qui fornicantur abs te
105-39 Fornicati sunt in adinventionibus suis
Eccli. 23-33 Tertio in adulterio fornicata est
Isai. 23-17 Rursum fornicabitur cum universis regnis
Jerem. 3- 1 Tu a. fornicata es cum amatoribus multis
- 6 Sub omni ligno frondoso et fornicata est ibi
- 8 Sed abiit, et fornicata est etiam ipsa
Ezech. 6- 9 Quia contrivi cor eorum fornicans
Et oculos eorum fornicantes post idola sua
16-15 Habens fiduciam..fornicata es in nomine tuo
-16 Et fornicata es super eis, sicut non est factum
-17 Fecisti tibi imagines masculinas, et fornicata es in eis
-26 Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis tuis
-28 Et fornicata es in filiis Assyriorum
Et postquam fornicata es, nec sic es satiata
-33 Ut intrarent... ad fornicandum tecum
-41 Et desines fornicari, et mercedes ultra non dabis
20-30 Post offendicula eorum vos fornicamini
23- 3 Et fornicatæ sunt in Ægypto
In adolescentia sua fornicatæ sunt
- 5 Fornicata est igitur super me
-19 Recordans dies... quibus fornicata est in terra
-30 Fecerunt hæc tibi, quia fornicata es post gentes
-37 Sanguis in manibus earum, et cum idolis suis fornicatæ sunt
-43 Nunc fornicabitur in fornicatione sua
Osee. 1- 2 Quia fornicans fornicabitur terra a Domino
2- 5 Quia fornicata est mater eorum, confusa est
3- 3 Non fornicaberis, et non eris viro
4-10 Fornicati sunt, et non cessaverunt
-12 Spiritus... decepit eos, et fornicati sunt a Deo suo
-13 Ideo fornicabuntur filiæ vestræ, et sponsæ
-14 Non visitabo super filias vestras, cum fuerint fornicatæ
-15 Si fornicaris tu Israël, non delinquat saltem Juda
-18 Separatum est... fornicatione fornicati sunt
5- 3 Quia nunc fornicatus est Ephraïm
9- 1 Quia fornicatus es a Deo tuo
Amos. 7-17 Uxor tua in civitate fornicabitur
1 Cor. 6-18 Qui a. fornicatur, in corpus suum peccat
10- 8 Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt
Apoc. 2-14 Coram filiis Israël, edere, et fornicari
-20 Fornicari, et manducare de idolothytis
17- 2 Cum qua fornicati sunt reges terræ
18- 3 Et reges terræ cum illa fornicati sunt
- 9 Reges terræ, qui cum illa fornicati sunt

FORNIX.

1 Reg. 15-12 Et erexisset sibi fornicem triumphalem
Prov. 20-26 Dissipat impios... et incurvat super eos fornicem

FORSITAN.

Gen. 20-11 Forsitan non est timor Dei in loco isto
31-42 Forsitan modo nudum me dimisisses
32-20 Videbo illum, forsitan propitiabitur mihi
Exod. 14-11 Forsitan non erant sepulcra in Ægypto
Deut. 19- 6 Ne forsitan proximus ejus... persequatur
Judic. 3-24 Forsitan purgat alvum in æstivo cubiculo
5-30 Forsitan nunc dividit spolia
8- 6 Forsitan palmæ manuum Zebee et Salmana in manu tua sunt
-15 Forsitan manus Zebee et Salmana in manibus tuis sunt
2 Reg. 17- 9 Forsitan nunc latitat in foveis
3 Reg. 18-27 Deus enim est, et forsitan loquitur
20-31 Forsitan salvabit animas nostras
4 Reg. 18-20 Forsitan inisti consilium, ut præpares te
1 Par. 19- 3 Tu forsitan putas, quod David honoris causa in patrem tuum miserit
Tobiæ. 3-19 Aut illi forsitan me non fuerunt digni
Quia forsitan viro alii conservasti me
Judith. 7-24 Forsitan e. indignationem suam abscindet
Job. 4- 2 Forsitan moleste accipies
Job. 11- 7 Forsitan vestigia Dei comprehendes
26- 3 Forsitan illi qui non habet sapientiam
37-18 Tu forsitan cum eo fabricatus es cœlos
39-14 Tu forsitan in pulvere calefacies ea?
Psal. 54-13 Abscondissem me forsitan ab eo
80-15 Forsitan inimicos eorum humiliassem
123- 4 Forsitan aqua absorbuisset nos
- 5 Forsitan pertransisset anima nostra aquam
138-11 Forsitan tenebræ conculcabunt me
Jerem. 5- 4 Forsitan pauperes sunt et stulti
Dan. 4-24 Forsitan ignoscet delictis tuis
Luc. 20-13 Forsitan, cum hunc viderint, verebuntur
Joan. 4-10 Tu forsitan petisses ab eo, et dedisset
5-46 Crederetis forsitan et mihi
8-19 Forsitan et Patrem meum sciretis
Rom. 5- 7 Nam pro bono forsitan quis audeat mori
1 Cor. 16- 6 Apud vos autem forsitan manebo
Phile. -15 Forsitan enim ideo discessit ad horam
3 Joan. - 9 Scripsissem forsitan Ecclesiæ

FORTASSE.

Sap. 13- 6 Et hi e. fortasse errant, Deum quærentes

FORTE.

Gen. 3- 3 Ne tangeremus illud, ne forte moriamur
-22 Nunc ergo ne forte mittat manum suam
16- 2 Si forte saltem ex illa suscipiam filios
19-19 Ne forte apprehendat me malum, et moriar
26- 7 Reputans ne forte interficerent eum
32-11 Ne forte veniens percutiat matrem
42- 4 Ne forte in itinere quidquam patiatur mali
43-12 Reportate, ne forte errore factum sit
50-15 Ne forte memor sit injuriæ quam passus est
Exod. 1-10 Opprimamus eum, ne forte multiplicetur
5- 3 Ne forte accidat nobis pestis aut gladius
13-17 Reputans ne forte pœniteret eum
19-21 Ne forte velit transcendere terminos
-24 Ne forte interficiat illos
20-19 Non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur
23-33 Ne forte peccare te faciant in me
30-21 Ne forte moriantur
33- 3 Ne forte disperdam te in via
Levit. 10- 6 Vest. nolite scindere, ne forte moriamini
22-16 Ne forte sustineant iniquitatem delicti
Num. 16-34 Ne forte et nos terra deglutiat
23- 3 Donec vadam, si forte occurrat mihi Domin.
-27 Si forte placeat Deo, ut inde maledicas eis
Deut. 4-16 Ne forte decepti faciatis vobis...
-19 Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas
7-22 Ne forte multiplicentur contra te bestiæ
9-28 Ne forte dicant habitatores terræ
11-16 Cavete ne forte decipiatur cor vestrum
15- 9 Cave ne forte subrepat tibi impia cogitatio
20- 5 Ne forte moriatur in bello
- 6 Ne forte moriatur in bello
- 7 Ne forte moriatur in bello
-18 Ne forte doceant vos facere cunctas abom.
29-18 Ne forte sit inter vos vir aut mulier
32-27 Ne forte superbirent hostes eorum
Josue. 2-16 Ne forte occurrant vobis revertentes
9- 7 Ne forte in terra quæ nobis sorte debetur, habitetis
14-12 Si forte sit Dominus mecum, et potuero
24-27 Ne forte postea negare velitis
Judic. 9-54 Ne forte dicatur quod a fœmina interfectus sim
11-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor
1 Reg. 6- 5 Si forte relevet manum suam a vobis
9- 5 Ne forte dimiserit pater meus asinas
- 6 Si forte indicet nobis de via nostra
13-19 Ne forte facerent Hebræi gladium aut lanceam
14- 6 Si forte faciat Dominus pro nobis
15- 6 Descendite ab Amalec; ne forte involvam te cum eo
20- 3 Nesciat hoc Jonathas, ne forte tristetur
-10 Si quid forte responderit tibi pater tuus
-26 Cogitabat enim quod forte evenisset ei
27-11 Dicens: Ne forte loquantur adversum nos
31- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti, et interficiant me
2 Reg. 1-20 Ne forte lætentur filiæ Philisthiim
12-22 Quis scit si forte donet eum mihi Dominus?
15-14 Festinate egredi, ne forte veniens occupet nos
16-12 Si forte respiciat Dom. afflictionem meam
17-16 Ne forte absorbeatur rex, et omnis populus
20- 6 Ne forte inveniat civitates munitas
3 Reg. 18- 5 Si forte possimus invenire herbam
4 Reg. 2-16 Ne forte tulerit eum Spiritus Domini
10-23 Ne quis forte vobiscum sit de servis Dom.
19- 4 Si forte audiat Dominus Deus tuus
1 Par. 10- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti, et illudant mihi
1 Esdr. 4-21 Donec si forte a me jussum fuerit
7-23 Ne forte irascatur contra regnum regis
2 Esdr. 6- 3 Ne forte negligatur, cum venero... ad vos
Tobiæ. 2-21 Videte, ne forte furtivus sit, reddite eum
5-18 Sed ne forte sollicitum te reddam, ego sum Azarias
6-15 Timeo ergo, ne forte et mihi hæc eveniant
7-11 Ne forte et huic similiter contingeret
8-12 Ne forte simili modo evenerit ei
12- 4 Si forte dignabitur medietatem de omnibus
Esth. 4-11 Nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit
Job. 1- 5 Dicebat enim: Ne forte peccaverint filii mei
6-24 Si quid forte ignoravi, instruite me
32-13 Ne forte dicatis: Invenimus sapientiam
Psal. 78-10 Ne forte dicant in gentibus: Ubi est Deus eorum?
90-12 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
118-92 Tunc forte periissem in humilitate mea
123- 3 Forte vivos deglutissent nos
139- 9 Ne derelinquas me, ne forte exaltentur
Prov. 5-10 Ne forte impleantur extranei viribus tuis
22-25 Ne forte discas semitas ejus
24-18 Ne forte videat Dominus, et displiceat ei
25-10 Ne forte insultet tibi cum audierit
-16 Ne forte satiatus evomas illud
30- 9 Ne forte satiatus illiciar ad negandum
-10 Ne forte maledicat tibi, et corruas
31- 5 Ne forte bibant, et obliviscantur judiciorum
Eccle. 5- 5 Ne forte iratus Deus contra sermones tuos
7-22 Ne forte audias servum tuum maledicentem
Sap. 13-16 Ne forte cadat, prospiciens illi
Eccli. 1-38 Attende in illis, ne forte cadas
6- 2 Ne forte elidatur virtus tua per stultitiam
7- 6 Ne forte extimescas faciem potentis
8- 1 Ne forte incidas in manus illius
- 2 Ne forte contra te constituat litem tibi
-18 Ne forte gravet mala sua in te
-22 Ne forte inferat tibi gratiam falsam
9- 3 Ne forte incidas in laqueos illius
- 4 Nec audias illam, ne forte pereas in efficacia
- 5 Ne forte scandalizeris in decore illius
-13 Ne forte declinet cor tuum in illam
-19 Noli aliquid committere, ne forte auferat vitam tuam
11-35 Ne forte inducat super te subsannationem
12-12 Ne forte conversus in locum tuum, inquirat
19-13 Corripe amicum, ne forte non intellexerit
-14 Corripe proximum, ne forte non dixerit
Et si dixerit, ne forte iteret
23-19 Ne forte obliviscatur te Deus in conspectu
28-30 Et attende ne forte labaris in lingua
30-12 Ne forte induret, et non credat tibi
31-20 Et noli nimius esse, ne forte offendas
33-20 Ne forte pœniteat te, et depreceris pro illis
37-10 Ne forte mittat sudem in terram et dicat tibi
42- 9 Ne forte in adolescentia sua adulta efficiatur
-10 Ne forte cum viro commorata transgrediatur
Isai. 6-10 Ne forte videat oculis suis, et auribus suis audiat
27- 3 Ne forte visitetur contra eam, nocte et die
28-22 Ne forte constringantur vincula vestra
41-21 Afferte, si quid forte habetis, dixit rex Jacob
44-20 Forte mendacium est in dextera mea
47-12 Si forte quid prosit tibi, aut si possis fieri fortior
48- 5 Ne forte diceres: Idola mea fecerunt hæc
- 7 Ne forte dicas: Ecce ego cognovi ea
Jerem. 4- 4 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
6- 8 Erudire, Jerusalem, ne forte recedat anima mea a te
Ne forte ponam te desertam, terram...
10-24 Ne forte ad nihilum redigas me
21- 2 Si forte faciat Dominus nobiscum
-12 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
26- 3 Si forte audiant et convertantur unusquisq.
36- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
- 7 Si forte cadat oratio eorum in conspectu Domini
38-19 Ne forte tradar in manus eorum
51- 8 Tollite resinam ad dolorem ejus, si forte sanetur
-46 Et ne forte mollescat cor vestrum
Thren. 3-29 Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes
Ezech. 2- 5 Si forte vel ipsi audiant, et si forte quiescant
- 7 Si forte audiant, et quiescant
3-11 Si forte audiant, et quiescant
12- 3 In conspectu eorum, si forte aspiciant
Dan. 6- 5 Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem, nisi forte in lege Dei sui
Osee. 2- 3 Ne forte expoliem eam nudam
7- 2 Et ne forte dicant in cordibus suis
Amos. 5- 6 Ne forte comburatur ut ignis domus Joseph
-15 Si forte misereatur Dom. Deus exercituum

Jonæ. 1- 6 Si forte recogitet Deus de nobis
Malac. 4- 6 Ne forte veniam, et percutiam terram
1 *Mac.* 4-45 Ne forte illis esset in opprobrium
12-10 Ne forte alieni efficiamur a vobis
-40 Timens ne forte non permitteret eum Jonathas
2 *Mac.* 3-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam
13-25 Indignantes ne forte fœdus irrumperent
14-22 Ne forte ab hostibus repente mali aliquid oriretur
Matth. 4- 6 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
5-25 Ne forte tradat te adversarius judici
7- 6 Ne forte conculcent eas pedibus suis
11-23 Forte mansissent usque in hanc diem
13-29 Ne forte colligentes zizania, eradicetis
25- 9 Ne forte non sufficiat nobis et vobis
26- 5 Ne forte tumultus fieret in populo
27-64 Ne forte veniant Discipuli ejus
Marc. 11-13 Venit si quid forte inveniret in ea
14- 2 Ne forte tumultus fieret in populo
Luc. 3-15 Cogitantibus... ne forte ipse esset Christus
4-11 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
9-13 Nisi forte nos eamus, et emamus... escas
12-58 Ne forte trahat te ad judicem
14- 8 Ne forte honoratior te sit invitatus ab illo
-12 Ne forte te et ipsi reinvitent
21-34 Ne forte graventur corda vestra in crapula
Act. 5-39 Ne forte et Deo repugnare inveniamini
8-22 Si forte remittatur tibi hæc cogitatio
17-27 Si forte attrectent eum, aut inveniant
23-25 Timuit enim ne forte raperent eum Judæi
28-27 Ne forte videant oculis, et auribus audiant
Rom. 11-21 Ne forte nec tibi parcat
1 *Cor.* 7- 5 Nisi forte ex consensu ad tempus
8- 9 Videte autem ne forte hæc licentia vestra offendiculum fiat infirmis
9-27 Ne forte, cum aliis prædicaverim
14- 5 Nisi forte interpretetur, ut Ecclesia ædificationem accipiat
2 *Cor.* 2- 7 Ne forte abundantiori tristitia absorbeatur
12-20 Timeo enim ne forte, cum venero, non quales volo, inveniam vos
13- 5 In vobis est? nisi forte reprobi estis
Galat. 2- 2 Ne forte in vacuum currerem
4-11 Ne forte sine causa laboraverim in vobis
1 *Thes.* 3- 5 Ne forte tentaverit vos is qui tentat
Hebr. 2- 1 Ne forte pereffluamus
3-12 Ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
4- 1 Timeamus ergo ne forte relicta pollicitatione

FORTIS, IOR, ISSIMUS.

Gen. 32-28 Quoniam si contra Deum fortis fuisti
33-20 Invocavit... fortissimum Deum Israël
46- 3 Ego sum fortissimus Deus patris tui
49-14 Issachar asinus fortis accubans inter terminos
-24 Sedit in forti arcus ejus
Exod. 1- 9 Ecce populus filiorum Israël multus, et fortior nobis est
6- 1 Per manum enim fortem dimittet eos
13- 3 Quoniam in manu forti eduxit vos Dom.
- 9 In manu enim forti eduxit te Dominus
-14 In manu forti eduxit nos Dominus
-16 In manu forti eduxit nos Dominus
15-11 Quis similis tui in fortibus, Domine?
20- 5 Ego sum Dominus Deus tuus fortis
Num. 1- 3 Omnium virorum fortium ex Israël
13-19 Considerate... utrum fortis sit an infirmus
-29 Sed cultores fortissimos habet
-32 Quia fortior nobis est
14-12 Te a. faciam... fortiorem quam hæc est
16-22 Fortissime Deus spirituum universæ carnis
20-20 Cum infinita multitudine, et manu forti
21-24 Quia forti præsidio tenebantur termini
22- 6 Maledic populo huic, quia fortior me est
Deut. 3-24 Cœpisti ostendere..manumque fortissimam
4-38 Ut deleret nationes maximas et fortiores te
5-15 Eduxerit te inde Do. Deus tuus in manu forti
6-21 Eduxit nos Dominus... in manu forti
7- 8 Eduxitque vos in manu forti
- 9 Ipse est Deus fortis et fidelis
9- 1 Ut possideas nationes maximas et fortiores te
-14 Super gentem, quæ hac major et fortior sit
-26 Quos eduxisti de Ægypto in manu forti
11-23 Quæ majores et fortiores vobis sunt
25-11 Eruere virum suum de manu fortioris
26- 8 Eduxit nos de Ægypto in manu forti
Josue. 1-14 Omnes fortes manu, et pugnate pro eis
4-25 Ut discant... fortissimam Domini manum
6- 2 Ecce dedi in manu tua, Jericho, et regem ejus, omnesque fortes viros
8- 3 Triginta millia virorum fortium misit nocte
10- 2 Omnesque bellatores ejus fortissimi
Josue. 10- 7 Et o. exercitus bellatorum cum eo, viri fortissimi
17-18 Chananæum, quem dicis... esse fortissimum
22-22 Fortissimus Deus Dominus, ipse novit
24-19 Deus enim sanctus, et fortis æmulator est
Judic. 4-24 Et forti manu opprimebant Jabin
5- 7 Cessaverunt fortes in Israel, et quieverunt
-11 Domini et clementia in fortes Israël
-13 Dominus in fortibus dimicavit
-22 Per præceps ruentibus fortissimis hostium
-23 In adjutorium fortissimorum ejus
6-12 Dominus tecum, virorum fortissime
11- 1 Galaadites vir fortissimus atque pugnator
14-14 Et de forti egressa est dulcedo
-18 Quid dulcius melle, et quid fortius leone?
18- 2 Miserunt... quinque viros fortissimos
-26 Videns a. Michas quod fortiores se essent
20-16 Qui septingenti erant viri fortissimi
1 *Reg.* 2- 2 Et non est fortis sicut Deus noster
- 4 Arcus fortium superatus est
9- 1 Erat vir... filii viri Jemini, fortis robore
14-52 Quemcumque viderat Saül virum fortem
16-18 Scientem psallere, et fortissimum robore
17-51 Quod mortuus esset fortissimus eorum
18-17 Tantummodo esto vir fortis, et præliare
31-12 Surrexerunt omnes viri fortissimi
2 *Reg.* 1-19 Quomodo ceciderunt fortes?
-21 Quia ibi abjectus est clypeus fortium
-22 A sanguine interfectorum, ab adipe fortium
-23 Aquilis velociores, leonibus fortiores
-25 Quomodo ceciderunt fortes in prælio?
10-12 Esto vir fortis, et pugnemus pro populo
11-15 Ubi fortissimum est prælium
-16 In loco ubi sciebat viros esse fortissimos
13-28 Roboramini, et estote viri fortes
17- 8 Esse fortissimos et amaro animo
-10 Et fortissimus quisque, cujus cor est quasi leonis
Scit enim fortem esse patrem tuum
22- 3 Deus fortis meus, sperabo in eum
-47 Et exaltabitur Deus fortis salutis meæ
23- 3 Locutus est fortis Israël, dominator
- 8 Hæc nomina fortium David
- 9 Ahohites inter tres fortes, qui erant cum David
-16 Irruperunt ergo tres fortes castra Philisthin.
-20 Banaias filius Joiadæ viri fortissimi
24- 9 Octoginta millia virorum fortium
3 *Reg.* 1-42 Ingredere, quia vir fortis es
8-41 Et manus tua fortis, et brachium tuum
11-28 Erat a. Jeroboam vir fortis et potens
17-17 Et erat languor fortissimus
19-11 Et spiritus grandis et fortis subvertens
4 *Reg.* 2-16 Cum servis tuis sunt quinquaginta viri fortes
5- 1 Erat autem vir fortis et dives, sed leprosus
24-14 Transtulit... et omnes fortes exercitus
-16 Omnes viros fortes et bellatores
1 *Par.* 5- 2 Porro Judas, qui erat fortissimus
-24 Viri fortissimi et potentes, et nominati duces
7- 2 De stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt
- 4 Viri fortissimi, triginta sex millia
- 9 Ad bella fortissimi, viginti millia et ducenti
-11 Viri fortissimi, decem et septem millia
-40 Electi atque fortissimi duces ducum
9-13 Fortissimi robore ad faciendum opus
10-12 Consurrexerunt singuli virorum fortium
11-10 Hi principes virorum fortium David
-26 Porro fortissimi viri in exercitu
12- 1 Qui erant fortissimi et egregii pugnatores
- 4 Samaias quoque Gabaonites fortissimus
-21 Omnes enim erant viri fortissimi
-25 Virorum fortissimorum ad pugnandum, septem millia centum
-30 Fortissimi robore, viri nominati
19- 8 Misit Joab, et omnem exercitum virorum fortium
-10 Elegit viros fortissimos de universo Israël
26- 6 Erant enim viri fortissimi
- 7 Elzabad, fratres ejus viri fortissimi
- 8 Et filii, et fratres eorum fortissimi
-30 Et fratres ejus viri fortissimi
-31 Inventi sunt viri fortissimi in Jazer
27- 6 Ipse est Banaias fortissimus inter triginta
2 *Par.* 13- 3 Electi erant, et ad bella fortissimi
-17 Corruerunt vulnerati ex Israël quingenta millia virorum fortium
14- 8 Omnes isti viri fortissimi
17-16 Et cum eo ducenta millia virorum fortium
23-20 Assumpsitque... et fortissimos viros
26-12 Omnisque numerus principum per familias virorum fortium
-17 Sacerdotes Domini octoginta, viri fortissimi
32- 3 Inito cum principibus consilio, virisque fortissimis
1 *Esdr.* 4-20 Nam et reges fortissimi fuerunt in Jerusalem
2 *Esdr.* 1- 5 Quæso, Domine Deus cœli, fortis, magne
3-16 Et usque ad domum fortium
9-32 Deus noster magne, fortis, et terribilis
11- 6 Quadringenti sexaginta octo viri fortes
Tobiæ. 5-13 Cui ait juvenis: Forti animo esto
7-20 Dixitque ei: Forti animo esto, filia mea
Judith. 3- 8 Assumpsit sibi auxiliarios viros fortes
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium... fortissimis Pers.
14-19 Deus fortis super omnes, exaudi vocem
Job. 9- 4 Sapiens corde est, et fortis robore
24-22 Detraxit fortes in fortitudine sua
26- 2 Sustentas brachium ejus, qui non est fortis?
Psal. 7-12 Deus judex justus, fortis, et patiens
17-18 Eripuit me de inimicis meis fortissimis
23- 8 Dominus fortis et potens
34-10 Eripiens inopem de manu fortiorum ejus
41- 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum
46-10 Quoniam dii fortes terræ vehementer elev.
53- 5 Et fortes quæsierunt animam meam
58- 4 Irruerunt in me fortes
70- 7 Tanquam prodigium factus sum multis: et tu adjutor fortis
134-10 Et occidit reges fortes
135-18 Et occidit reges fortes
Prov. 7-26 Et fortissimi quique interfecti sunt ab ea
10- 4 Manus autem fortium divitias parat
12-24 Manus fortium dominabitur
16-32 Melior est patiens viro forti
18-10 Turris fortissima, nomen Domini
21-22 Civitatem fortium ascendit sapiens
23-11 Propinquus enim illorum fortis est
24- 5 Vir sapiens, fortis est: et vir doctus
30-30 Leo fortissimus bestiarum
31-10 Mulierem fortem quis inveniet?
-19 Manum suam misit ad fortia
Eccle. 6-10 Contra fortiorem se in judicio contendere
9-11 Vidi sub sole... nec fortium bellum
12- 3 Et nutabunt viri fortissimi
Cant. 3- 7 En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israël
4- 4 Pendent ex ea, omnis armatura fortium
8- 6 Quia fortis est ut mors dilectio
Sap. 6- 1 Melior est... vir prudens quam fortis
- 9 Fortioribus a. fortior instat cruciatio
8-15 Videbor bonus, et in bello fortis
10- 5 In filii misericordia fortem custodivit
-12 Et certamen forte dedit illi ut vinceret
13- 4 Quoniam qui hæc fecit, fortior est illis
Eccli. 3-22 Et fortiora te ne scrutatus fueris
6-14 Amicus fidelis, protectio fortis
8-15 Noli fœnerari homini fortiori te
15-19 Multa sapientia Dei, et fortis in potentia
16- 6 Et fortiora horum audivit auris mea
24-34 Posuit David puero suo excitare regem ex ipso fortissimum
26- 2 Mulier fortis oblectat virum suum
28-18 Concidit, et gentes fortes dissolvit
29-11 Super humilem animo fortior esto
30-14 Melior est pauper sanus, et fortis viribus
35-22 Fortissimus non habebit in illis patientiam
46- 1 Fortis in bello Jesus Nave, successor Moysi
- 6 Audivit illum magnus et sanctus Deus in saxis grandinis virtutis valde fortis
47- 6 In dextera ejus tollere hominem fortem
Isai. 1-24 Dominus Deus exercituum fortis Israël
3- 1 Auferet... a Juda validum et fortem
- 2 Fortem, et virum bellatorem, judicem, et prophetam
-25 Cadent, et fortes tui in prælio
5-14 Et descendent fortes ejus, et populus ejus
-22 Et viri fortes ad miscendam ebrietatem
8- 7 Adducet super eos aquas fluminis fortes
-11 Sicut in manu forti erudivit me
9- 6 Admirabilis, consiliarius, Deus, fortis
10-21 Reliquiæ, inquam, Jacob ad Deum fortem
13- 3 Et vocavi fortes meos in ira mea
-11 Et arrogantiam fortium humiliabo
17-10 Fortis adjutoris tui non es recordata
19- 4 Et rex fortis dominabitur eorum
21-17 Et reliquiæ numeri sagittariorum fortium
23-11 Mandavit... ut contereret fortes ejus
25- 2 Quia posuisti... urbem fortem in ruinam
- 3 Super hoc laudabit te populus fortis
- 5 Propaginem fortium marcescere facies
26- 4 Sperastis... in Domino Deo forti
27- 1 In gladio suo duro, et grandi, et forti
28- 2 Ecce validus et fortis Dominus
30-29 Ut intret montem Domini ad fortem Israël
40-20 Forte lignum et imputribile elegit
42-13 Dominus sicut fortis egredietur
-25 Et forte bellum, et combussit eum
47-12 Aut si possis fieri fortior
49-24 Numquid tolletur a forti præda?
-25 Et captivitas a forti tolletur
-26 Et redemptor tuus fortis Jacob

Isai. 53-12 Et fortium dividet spolia
60-16 Et redemptor tuus fortis Jacob
-22 Et parvulus in gentem fortissimam
61- 3 Et vocabuntur in ea fortes justitiæ
Jerem. 5-16 Pharetra ejus quasi sepulcrum patens, universi fortes
9-23 Et non glorietur fortis in fortitudine sua
14- 9 Ut fortis qui non potest salvare
15-20 Dabo te... in murum æreum, fortem
-21 Et redimam te de manu fortium
20- 7 Fortior me fuisti, et invaluisti
-11 Dominus a. mecum est quasi bellator fortis
21- 5 Et in brachio forti, et in furore
32-18 Fortissime, magne, et potens, Dominus
41-16 Tulit ergo... fortes viros ad prælium
46- 5 Vidi... fortes eorum cæsos
- 6 Nec salvari se putet fortis
- 9 Exultate in curribus, et procedant fortes
-12 Quia fortis impegit in fortem
-15 Quare computruit fortis tuus?
48- 1 Confusa est fortis, et tremuit
-14 Fortes sumus, et viri robusti ad præliandum
-17 Quomodo confracta est virga fortis
-41 Et erit cor fortium Moab in die illa
49-22 Et erit cor fortium Idumææ in die illa
50- 9 Sagitta ejus, quasi viri fortis interfectoris
-27 Dissipate universos fortes ejus
-34 Redemptor eorum fortis, Dominus
-36 Gladius ad fortes illius, qui timebunt
51-30 Cessaverunt fortes Babylonis a prælio
-56 Et apprehensi sunt fortes ejus
Quia fortis ultor Dominus reddens retribuet
-57 Et inebriabo principes... et fortes ejus
Baruc. 6-56 Quibus hi qui fortiores sunt
Ezech. 17-13 Sed et fortes terræ tollet
19-14 Non fuit in ea virga fortis, sceptrum domin.
20-33 Quoniam in manu forti... regnabo super vos
26-17 Quæ fuisti fortis in mari cum habitatoribus
30-11 Cum eo, fortissimi gentium adducentur
-22 Et comminuam brachium ejus forte
31-11 Tradidi eum in manu fortissimi gentium
32-12 In gladiis fortium dejiciam multitudinem
-27 Et non dormient cum fortibus
Quia terror fortium facti sunt in terra
34-16 Et quod pingue et forte custodiam
39-18 Carnes fortium comedetis
-20 Saturabimini... de equo, et equite forti
Dan. 3-20 Viris fortissimis de exercitu suo jussit
-100 Et mirabilia ejus, quia fortia
4- 8 Magna arbor, et fortis: et proceritas ejus...
7- 7 Et ecce bestia... mirabilis, et fortis nimis
9-15 Eduxisti populum tuum de terra Ægypti in manu forti
11- 3 Surget vero rex fortis, et dominabitur
-25 Multis auxiliis, et fortibus nimis
13-39 Quia fortior nobis erat
Osee. 10-13 Confisus es... in multitudine fortium tuorum
Joel. 1- 6 Gens enim ascendit.. fortis et innumerabilis
2- 2 Super montes populus multus et fortis
- 5 Velut populus fortis præparatus ad prælium
- 7 Sicut fortes current
-11 Quia fortia et facientia verbum ejus
3-10 Infirmus dicat: Quia fortis ego sum
Amos. 2- 9 Et fortis ipse quasi quercus
-14 Fortis non obtinebit virtutem suam
-16 Robustus corde inter fortes nudus fugiet
5-12 Quia cognovi... fortia peccata vestra
-24 Et justitia quasi torrens fortis
Abdiæ. - 9 Et timebunt fortes tui a Meridie
Mich. 4- 3 Et corripiet gentes fortes usq. in longinquum
6- 2 Audiant... et fortia fundamenta terræ
Nahum. 2- 3 Clypeus fortium ejus ignitus
- 5 Recordabitur fortium suorum, ruent
Habac. 1-12 Et fortem, ut corriperes, fundasti eum
Soph. 1-14 Vox diei Dom. amara, tribulabitur ibi fortis
3-17 Dominus Deus tuus in medio tui fortis
Zach. 6- 3 In quadriga quarta equi varii et fortes
9-13 Et ponam te quasi gladium fortium
10- 5 Et erunt quasi fortes conculcantes lutum
- 7 Et erunt quasi fortes Ephraim
1 Mac. 1- 4 Congregavit... et exercitum fortem nimis
2-42 Tunc congregata est ad eos synagoga Assidæorum fortis viribus ex Israel
-66 Et Judas Machabæus fortis viribus
3-15 Ascenderunt cum eo... fortes auxiliarii
-17 Contra multitudinem tantam, et tam fortem
-27 Et congregavit... castra fortia valde
4-30 Et viderunt exercitum fortem, et oravit
5- 6 Et invenit manum fortem, et populum
6- 6 Abiit Lysias cum virtute forti in primis
-41 Erat enim exercitus magnus valde, et fortis
11-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum fortium
13-54 Vidit... quod fortis prælii vir esset
2 Mac. 1-24 Terribilis et fortis, justus et misericors
6-28 Adolescentibus autem exemplum forte relinquam
12-35 Quidam de Bacenoris eques, vir fortis
-42 At vero fortissimus Judas hortabatur
13-15 Juvenibus fortissimis electis, nocte aggressus
Matth. 3-11 Qui a. post me venturus est, fortior me est
12-29 Aut quomodo potest quisquam intrare in domum fortis, et vasa ejus diripere, nisi prius alligaverit fortem?
Marc. 1- 7 Venit fortior me post me
3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget
Luc. 3-16 Veniet autem fortior me
11-21 Cum fortis armatus custodit atrium suum
-22 Si autem fortior eo superveniens vicerit
1 Cor. 1-25 Quod infirmum est Dei, fortius est hominibus
-27 Infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia
4-10 Nos infirmi, vos autem fortes
10-22 Numquid fortiores illo sumus?
2 Cor. 10-10 Epistolæ, inquiunt, graves sunt et fortes
Hebr. 6-18 Fortissimum solatium habeamus
11-34 Fortes facti sunt in bello
1 Petr. 5- 9 Cui resistite fortes in fide
1 Joan. 2-14 Scribo vobis, juvenes, quoniam fortes estis
Apoc. 5- 2 Et vidi Angelum fortem, prædicantem
6-15 Et divites, et fortes... absconderunt se
10- 1 Et vidi alium Angelum fortem
18- 8 Quia fortis est Deus, qui judicabit illam
-10 Magna Babylon, civitas illa fortis
-21 Et sustulit unus Angelus fortis lapidem
19-18 Ut manducetis... et carnes fortium

FORTITER, US, ISSIME.

Exod. 39-19 Et annulis fortius copulata
Num. 24-18 Israël vero fortiter aget
Josue. 8-20 Contra persequentes fortissime restitissent
Judic. 8- 1 Jurgantes fortiter, et prope vim inferentes
9-52 Abimelech juxta turrim, pugnabat fortiter
11-20 Egressus est... et fortiter resistebat
16-30 Concussisq. fortiter columnis, cecidit domus
20-41 Versa facie fortius resistebant
Prov. 30-33 Qui autem fortiter premit ubera
Sap. 8- 1 Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter
Eccli. 48-25 Et fortiter ivit in via David patris sui
Jerem. 4- 5 Clamate fortiter, et dicite: Congregamini
Dan. 4-11 Clamavit fortiter, et sic ait: Succidite
5- 7 Exclamavit itaque rex fortiter
1 Mac. 4-35 Quod parati sunt aut vivere, aut mori fortiter
5-61 Existimantes fortiter se facturos
-67 Ceciderunt... dum volunt fortiter facere
16-23 Bonarum virtutum, quibus fortiter gessit
2 Mac. 2-22 Qui pro Judæis fortiter fecerunt
6-27 Quamobrem fortiter vita excedendo
-28 Si prompto animo, ac fortiter... honesta morte perfungar
7- 5 Invicem se hortabantur mori fortiter
-21 Hortabatur voce patria fortiter
8-16 Neq. metuerent... sed fortiter contenderent
12-27 Pro muris consistentes fortiter repugnabant
13-14 Exhortatus suos ut fortiter dimicarent
14-31 Cum ille cognovit fortiter se a viro præventum
15-17 Statuerunt dimicare et confligere fortiter
Act. 19-20 Ita fortiter crescebat verbum Dei

FORTITUDO.

Gen. 49- 3 Tu, fortitudo mea, et principium doloris
Exod. 9-16 Ut ostendam in te fortitudinem meam
15- 2 Fortitudo mea, et laus mea Dominus
- 6 Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine
-13 Et portasti eum in fortitudine tua
32-11 In fortitudine magna, et in manu robusta
Num. 14-17 Magnificetur ergo fortitudo Domini
23-22 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
24- 8 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
Deut. 3-24 Neque enim est alius Deus... qui possit facere opera tua, et comparari fortitudini tuæ
6- 5 Diliges Dominum... ex tota fortitudine tua
8-17 Fortitudo mea, et robur manus meæ
9-29 Quos eduxisti in fortitudine tua magna
28-32 Et non sit fortitudo in manu tua
33-11 Benedic, Domine, fortitudini ejus
Josue. 14-11 Illius in me temporis fortitudo... perseverat
17-17 Populus multus es, et magnæ fortitudinis
Judic. 6-14 Vade in hac fortitudine tua
16- 5 In quo habeat tantam fortitudinem
- 6 In quo sit tua maxima fortitudo
- 9 Non est cognitum in quo esset fortitudo ejus
-15 Noluisti dicere in quo sit maxima fortitudo tua
-17 Recedet a me fortitudo mea
-19 Statim enim ab eo fortitudo discessit
Judic. 16-28 Redde mihi nunc fortitudinem pristinam
20-22 Filii Isr. et fortitudine et numero confidentes
1 Reg. 2- 9 Quia non in fortitudine sua roborabitur vir
2 Reg. 2- 7 Confortentur manus... et estote filii fortitudinis
22-33 Deus qui accinxit me fortitudine
-40 Accinxisti me fortitudine ad prælium
3 Reg. 15-23 Et universæ fortitudines ejus, et cuncta quæ fecit
19- 8 Et ambulavit in fortitudine cibi illius
4 Reg. 10-34 Universa quæ fecit, et fortitudo ejus
13- 8 Universa quæ fecit, et fortitudo ejus
-12 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
14-15 Et fortitudo ejus qua pugnavit contra Amasiam
-28 Et fortitudo ejus qua præliatus est
17-36 Qui eduxit vos de terra Ægypti in fortitudine magna
20-20 Reliqua autem sermonum Ezechiæ, et omnis fortitudo ejus
1 Par. 16-27 Fortitudo et gaudium in loco ejus
29-30 Universique regni ejus, et fortitudinis
2 Par. 6-41 Consurge, Domine Deus, in requiem tuam, tu et arca fortitudinis tuæ
16- 9 Et præbent fortitudinem his...
20- 6 In manu tua est fortitudo et potentia,
-12 In nobis quidem non est tanta fortitudo
2 Esdr. 1-10 Quos redemisti in fortitudine tua magna
4-10 Debilitata est fortitudo portantis
8-10 Gaudium ... Domini est fortitudo nostra
Judith. 16- 5 Venit Assur... in multitudine fortitudinis
Esth. 10- 2 Cujus fortitudo et imperium, et dignitas
14-10 Et laudent idolorum fortitudinem
Job. 4- 6 Ubi est timor tuus, fortitudo tua
6-11 Quæ est e. fortitudo mea, ut sustineam?
-12 Nec fortitudo lapidum fortitudo mea
9-19 Si fortitudo quæritur, robustissimus est
12-13 Apud ipsum est sapientia et fortitudo
-16 Apud ipsum est fortitudo et sapientia
17- 9 Et mundis manibus addet fortitudinem
22- 8 In fortitudine brachii tui possidebas terram
23- 6 Nolo multa fortitudine contendat mecum
24-22 Detraxit fortes in fortitudine sua
26-12 In fortitudine illius repente maria congregata sunt
36-19 Depone... omnes robustos fortitudine
-22 Ecce, Deus excelsus in fortitudine sua
37- 6 Qui præcipit... et imbri fortitudinis suæ
-23 Magnus fortitudine, et judicio
39-11 Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine ejus?
-19 Numquid præbebis equo fortitudinem?
40-11 Fortitudo ejus in lumbis ejus
41-13 In collo ejus morabitur fortitudo
Psal. 17- 2 Diligam te, Domine, fortitudo mea
27- 8 Dominus, fortitudo plebis suæ
30- 4 Quoniam fortitudo mea... es tu
38-12 A fortitudine manus tuæ ego defeci
42- 2 Quia tu es Deus fortitudo mea
45- 4 Conturbati sunt montes in fortitudine ejus
58-10 Fortitudinem meam ad te custodiam
-17 Ego autem cantabo fortitudinem tuam
59- 9 Ephraim fortitudo capitis mei
60- 4 Quia factus es spes mea: turris fortitudinis a facie inimici
67- 7 Qui educit vinctos in fortitudine
-36 Dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ
92- 1 Indutus est Dominus fortitudinem
117-14 Fortitudo mea, et laus mea Dominus
146-10 Non in fortitudine equi voluntatem habebit
Prov. 8-14 Mea est prudentia, mea est fortitudo
10-15 Substantia divitis, urbs fortitudinis ejus
-29 Fortitudo simplicis via Domini
14- 4 Ibi manifesta est fortitudo bovis
-26 In timore Domini fiducia fortitudinis
15- 6 Domus justi plurima fortitudo
20-29 Exultatio juvenum, fortitudo eorum
24-10 Imminuetur fortitudo tua
31-17 Accinxit fortitudine lumbos suos
-25 Fortitudo et decor indumentum ejus
Eccle. 9-16 Dicebam ego meliorem esse sapientiam fortitudine
Sap. 2-11 Sit autem fortitudo nostra lex justitiæ
16-16 Per fortitudinem brachii tui flagellati sunt
Eccli. 5- 2 Ne sequaris in fortitudine tua concupiscent.
6-30 Compedes ejus in protectionem fortitudinis
34-18 Et quis est fortitudo ejus?
46-11 Dedit Dominus ipsi Caleb fortitudinem
Isai. 1-31 Et erit fortitudo vestra, ut favilla stuppæ
8- 4 Auferetur fortitudo Damasci
10-13 In fortitudine manus meæ feci
-14 Et invenit quasi nidum manus mea fortitudinem populorum
11- 2 Super eum... spiritus consilii et fortitudinis
-15 In fortitudine spiritus sui

Isai. 12- 2 Fortitudo mea, et laus mea Dominus
16- 6 Indignatio ejus plus quam fortitudo ejus
17- 9 Erunt civitates fortitudinis ejus derelictæ
23- 4 Ait enim mare, fortitudo maris, dicens
-14 Quia devastata est fortitudo vestra
25- 4 Quia factus es fortitudo pauperi, fortitudo egeno in tribulatione sua
26- 1 Urbs fortitudinis nostræ Sion salvator
27- 5 An potius tenebit fortitudinem meam
28- 6 Et fortitudo revertentibus de bello
30- 2 Sperantes auxilium in fortitudine Pharaonis
- 3 Et erit vobis fortitudo Pharaonis in confusionem
-15 Et in spe erit fortitudo vestra
31- 9 Et fortitudo ejus a terrore transibit
33-13 Et cognoscite vicini fortitudinem meam
36- 5 Quo consilio vel fortitudine rebellare disponis?
40- 9 Exalta in fortitudine vocem tuam
-10 Ecce Dominus Deus in fortitudine veniet
-26 Præ multitudine fortitudinis et roboris
-29 Fortitudinem et robur multiplicat
-31 Mutabunt fortitudinem, assument pennas
41- 1 Et gentes mutent fortitudinem
44-12 Et operatus est in brachio fortitudinis suæ
49- 4 Et vane fortitudinem meam consumpsi
- 5 Deus meus factus est fortitudo mea
51- 9 Induere fortitudinem, brachium Domini
52- 1 Consurge, induere fortitudine tua, Sion
60- 5 Fortitudo gentium venerit tibi
-11 Ut afferatur ad te fortitudo gentium
61- 6 Fortitudinem gentium comedetis
62- 8 Juravit... et in brachio fortitudinis suæ
63- 1 Gradiens in multitudine fortitudinis suæ
-15 Ubi est zelus tuus et fortitudo tua?
Jerem. 9-23 Non glorietur fortis in fortitudine sua
10- 6 Et magnum nomen tuum in fortitudine sua
-12 Qui facit terram in fortitudine sua
16-19 Domine, fortitudo mea, et robur meum
17- 3 Fortitudinem tuam... in direptionem dabo
23-10 Et fortitudo eorum dissimilis
27- 5 Feci terram... in fortitudine mea magna
32-17 Ecce tu fecisti cœlum et terram in fortitudine tua magna
49-35 Confringam...et summam fortitudinem eor.
51-15 Qui fecit terram in fortitudine sua
Thren. 1- 6 Abierunt absque fortitudine ante faciem
Ezech. 24-25 Tollam ab eis fortitudinem eorum
28- 4 Prudentia tua fecisti tibi fortitudinem
- 5 Multiplicasti tibi fortitudinem
32-30 Paventes, et in sua fortitudine confusi
33-28 Et deficiet superba fortitudo ejus
Dan. 2-20 Quia sapientia et fortitudo ejus sunt
-23 Sapientiam et fortitudinem dedisti mihi
-37 Et fortitudinem... et gloriam dedit tibi
4-27 In robore fortitudinis meæ, et in gloria
8- 6 Cucurrit ad eum in impetu fortitudinis suæ
- 9 Contra Orientem, et contra fortitudinem
-10 Magnificatum est usq. ad fortitudinem cœli Et dejecit de fortitudine, et de stellis
-11 Usque ad principem fortitudinis magnificatum est
-13 Sanctuarium et fortitudo conculcabitur
-22 Consurgent, sed non in fortitudine ejus
-24 Et roborabitur fortitudo ejus
10- 1 Verbum verum et fortitudo magna
- 8 Et non remansit in me fortitudo
11- 6 Et non obtinebit fortitudinem brachii
-15 Consurgent... et non erit fortitudo
-25 Et concitabitur fortitudo ejus
-31 Et polluent sanctuarium fortitudinis
Osee. 12- 3 Et in fortitudine sua directus est
Joel. 2-25 Fortitudo mea magna, quam misi in vos
3-16 Dominus... et fortitudo filiorum Israel
Amos. 3-11 Et detrahetur ex te fortitudo tua
6-14 Numquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cornua?
Jonæ. 3- 8 Et clament ad Dominum in fortitudine
Mich. 3- 8 Ego repletus sum fortitudine Spiritus
4-13 Interficies... fortitudinem eorum Domino
5- 4 Stabit, et pascet in fortitudine Domini
7-16 Confundentur super omni fortitudine sua
Nahum. 1- 3 Dominus patiens, et magnus fortitudine
3- 9 Æthiopia fortitudo ejus, et Ægyptus
Habac. 1-11 Hæc est fortitudo ejus dei sui
3- 4 Ibi abscondita est fortitudo ejus
-19 Deus Dominus fortitudo mea
Soph. 1-13 Et erit fortitudo eorum in direptionem
Aggæi. 2-23 Et conteram fortitudinem regni gentium
Zach. 9- 4 Et percutiet in mari fortitudinem ejus
1 Mac. 2-46 Quotquot invenerunt in finibus Israël, et in fortitudine
3-19 Sed de cœlo fortitudo est
2 Mac. 6-31 Ad exemplum virtutis et fortitudinis derelinquens

Marc. 12-33 Ut diligatur... et ex totâ anima, et ex tota fortitudine
Act. 6- 8 Stephanus a. plenus gratia et fortitudine
Rom. 8-38 Neque futura, neque fortitudo
2 Petr. 2-11 Fortitudine et virtute cum sint majores
Apoc. 5-12 Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere.. fortitudinem
7-12 Et fortitudo Deo nostro, in sæcula
18- 2 Et exclamavit in fortitudine, dicens

FORTUITU.

Num. 35-22 Quod si fortuitu, et absque odio (*fecerit*)

FORTUNA.

Pro Fortunæ *voce, quæ legitur in versiculo sequenti, reperitur in Hebræo* Gad, *id est,* felicitas Fortunæ, *sicut Lia filium ex Zelpha ancilla sua natum appellavit* Gad, *dicens:* Feliciter. *Hunc autem ritum ponendi mensam Fortunæ explicans D. Hieronymus sic habet: « Est in cunctis urbibus, maxime in Ægypto, idololatriæ vetus consuetudo, ut ultimo die anni ponant mensam refertam varii generis epulis et poculum musto mixtum, vel præteriti anni vel futuri fertilitatem auspicantes. Hoc autem faciebant Israelitæ, omnium simulacrorum portenta venerantes. » Insuper et libationis superstitiosam cæremoniam usurpantes, vinum aut alium liquorem in Fortunæ honorem etiam effundebant.*

Isai. 65-11 Qui ponitis Fortunæ mensam, et libatis super eam

FORTUNATUS.

Corinthius Christianus, sancti Pauli discipulus, valdeque Ecclesiæ ministerio addictus. Missa est ad Corinthios prima sancti Pauli Epistola per Stephanum, Fortunatum, et Achaicum, quos beatus Apostolus vocat primitias Achaiæ, id est, primos, qui in Achaia crediderunt in Christum, quosque Corinthii ad visendum Apostolum miserant, circa annum vulgaris æræ 57, *a morte Christi* 24. *Hujus Fortunati non alibi mentio fit quam cap.* 16, *vers.* 15 *et* 17. *De vita et morte ejus tacet Scriptura.*

1 Cor. 16-15 Nostis domum Stephanæ, et Fortunati, et Achaïci
-17 Gaudeo autem in præsentia Stephanæ, et Fortunati

FORUM.

Ezech. 27-14 Et mulos adduxerunt ad forum tuum
Matth. 11-16 Similis est pueris sedentibus in foro
20- 3 Vidit alios stantes in foro otiosos
23- 7 (*Amant*) et salutationes in foro
Marc. 7- 4 Et a foro nisi baptizentur, non comedunt
12-38 Qui volunt... et salutari in foro
Luc. 7-32 Similes sunt pueris sedentibus in foro
11-43 Quia diligitis... et salutationes in foro
20-46 Et amant salutationes in foro
Act. 16-19 Et Silam perduxerunt in forum ad principes
17-17 Disputabat... et in foro, per omnes dies, ad eos qui aderant
28-15 Occurrerunt nobis usque ad Appii forum

FOSSA.

Josue. 7-21 Argentumque fossa humo operui
3 Reg. 18-35 Et fossa aquæductus repleta est
4 Reg. 3-16 Facite alveum torrentis hujus fossas et fossas
Tobiæ. 8-13 Cumque parassent fossam, reversus Raguel
-20 Ut replerent fossam quam fecerant
Isai. 2-10 Et abscondere in fossa humo
33- 4 Velut cum fossæ plenæ fuerint de eo
Jerem. 2-34 Non in fossis inveni eos
Ezech. 43-13 Hæc quoque erat fossa altaris

FOVEA.

Josue. 23-13 Sed sint vobis in foveam ac laqueum
2 Reg. 17- 9 Forsitan nunc latitat in foveis
18-17 Et projecerunt eum in saltu, in foveam grandem
Job. 40- 8 Et facies eorum demerge in foveam
Psal. 7-16 Et incidit in foveam quam fecit
56- 7 Foderunt ante faciem meam foveam
93-13 Donec fodiatur peccatori fovea
Prov. 22-14 Fovea profunda os alienæ
23-27 Fovea enim profunda est meretrix
-29 Cui foveæ? cui sine causa vulnera?
26-27 Qui fodit foveam, incidet in eam
Eccle. 10- 8 Qui fodit foveam, incidet in eam
Sap. 10-13 Descenditque cum illo in foveam
Eccli. 12-15 Ut subvertat te in foveam
27-29 Et qui foveam fodit, incidet in eam
Isai. 24-17 Formido, et fovea, et laqueus super te
24-18 Qui fugerit a voce formidinis, cadet in foveam: et qui se explicaverit de fovea, tenebitur laqueo
30-14 Aut hauriatur parum aquæ de fovea
34-15 Ibi habuit foveam ericius
Jerem. 18-20 Quia foderunt foveam animæ meæ
-22 Quia foderunt foveam ut caperent me
48-43 Pavor, et fovea, et laqueus super te
-44 Qui fugerit a facie pavoris, cadet in foveam: et qui conscenderit de fovea, capietur laqueo
Matth. 8-20 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
12-11 Si ceciderit hæc sabbatis in foveam
15-14 Ambo in foveam cadunt
Luc. 6-39 Nonne ambo in foveam cadunt?
9-58 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos

FOVEO.

3 Reg. 1- 2 Et stet coram rege, et foveat eum
Prov. 5-20 Quare... et foveris in sinu alterius?
Eccle. 4-11 Si dormierint duo, fovebuntur mutuo
Isai. 1- 6 Nec curata medicamine, neque fota oleo
34-15 Et circumfodit, et fovit in umbra ejus
Jerem. 17-11 Perdix fovit quæ non peperit
Ephes. 5-29 Et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam
1 Thes. 2- 7 Tanquam si nutrix foveat filios suos

FRACTIO.

Luc. 24-35 Quomodo cognoverunt eum in fractione panis
Act. 2-42 Et communicatione fractionis panis

FRACTURA.

Levit. 24-20 Fracturam pro fractura
Jerem. 30-12 Insanabilis fractura tua, pessima plaga

FRAGILE, IUS.

Sap. 14- 1 Ligno portante se, fragilius lignum invocat
- 8 Illud a. cum esset fragile, deus cognominatus est
15-13 Qui ex terræ materia fragilia vasa... fingit

FRAGMEN.

Judic. 9-53 Mulier fragmen molæ desuper jaciens
1 Reg. 30-12 Sed et fragmen massæ caricarum (*dederunt*)
2 Reg. 11-21 Nonne mulier misit super eum fragmen molæ
Cant. 4- 3 Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ
Ezech. 13-19 Propter pugillum hordei, et fragmen panis

FRAGMENTA.

2 Par. 34- 4 Super tumulos... fragmenta dispersit
Isai. 30-14 Non invenietur de fragmentis ejus testa
Ezech. 23-34 Et fragmenta ejus devorabis
Matth. 14-20 Tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum plenos
15-37 Quod superfuit de fragmentis, tulerunt
Marc. 6-43 Sustulerunt reliquias fragmentorum
8- 8 Sustulerunt quod superaverat de fragmentis
-19 Quot cophinos fragmentorum plenos sustulistis?
-20 Quot sportas fragmentorum tulistis?
Luc. 9-17 Fragmentorum cophini duodecim
Joan. 6-12 Colligite quæ superaverunt fragmenta
-13 Impleverunt duodecim cophinos fragmentorum

FRAGOR.

1 Reg. 7-10 Intonuit autem Dominus fragore magno

FRAGRANS.

Exod. 30- 7 Et adolebit incensum super eo Aaron, suave fragrans mane
Cant. 1- 2 (*Ubera tua*) fragrantia unguentis optimis

FRAGRANTIA.

Gen. 27-27 Ut sensit vestimentorum illius fragrantiam

FRAMEA.

Psal. 9- 7 Inimici defecerunt frameæ in finem
16-13 Eripe... frameam tuam (14) ab inimicis
21-21 Erue a framea, Deus, animam meam
34- 3 Effunde frameam, et conclude adversus eos
Zach. 13- 7 Framea suscitare super pastorem meum

FRANGO.

Exod. 34- 1 Verba quæ habuerunt tabulæ quas fregisti
Levit. 2-16 Adolebit... partem farris fracti, et olei
11-33 Polluetur, et idcirco frangendum est
21-19 Si fracto pede, si manu
22-22 Si cæcum fuerit, si fractum
Num. 11- 8 Frangebat mola; sive terebat in mortario
Deut. 23-25 Franges spicas, et manu conteres
1 Reg. 4-18 Et fractis cervicibus mortuus est
2 Reg. 11-25 Hæc dices Joab: Non te frangat ista res

2 Par. 31- 1 Fregerunt simulacra, succideruntque lucos
Judith. 2-14 Et fregit omnes civitates excelsas
Prov. 15- 1 Responsio mollis frangit iram
Isai. 22-25 Frangetur, et cadet, et peribit quod pependerat
58- 7 Frange esurienti panem tuum
Jerem. 16- 7 Et non frangent inter eos lugenti panem
Thren. 3-16 Et fregit ad numerum dentes meos
4- 4 Et non erat qui frangeret eis
Ezech. 23- 3 Fractæ sunt mammæ pubertatis earum
Dan. 8- 8 Cumq. crevisset, fractum est cornu magnum
-22 Fracto illo surrexerunt quatuor pro eo
Osee. 5-11 Calumniam patiens est Ephraïm, fractus judicio
Matth. 14-19 Et fregit, et dedit Discipulis panes
15-36 Gratias agens, fregit, et dedit Discipulis
26-26 Benedixit, ac fregit, deditque Discipulis
Marc. 6-41 Benedixit, et fregit panes, et dedit
8- 6 Gratias agens fregit, et dabat Discipulis
-19 Quando quinque panes fregi in quinque millia
14- 3 Fracto alabastro, effudit super caput ejus
-22 Et benedicens fregit, et dedit eis
Luc. 9-16 Et fregit, et distribuit Discipulis suis
24-30 Et benedixit, ac fregit, et porrigebat illis
Joan. 19-31 Ut frangerentur eorum crura, et tollerentur
-32 Et primi quidem fregerunt crura
-33 Non fregerunt ejus crura
Act. 2-46 Et frangentes circa domos panem
20- 7 Cum convenissemus ad frangendum panem
-11 Ascendens autem, frangensque panem
27-35 Et cum fregisset, cœpit manducare
Rom. 11-17 Quod si aliqui ex ramis fracti sunt
-19 Fracti sunt rami ut ego inserar
-20 Bene, propter incredulitatem fracti sunt
1 Cor. 10-16 Et panis, quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est?
11-24 Gratias agens fregit, et dixit : Accipite

FRATER.

Gen. 4- 2 Rursumque peperit fratrem ejus Abel
- 8 Dixitque Caïn ad Abel fratrem suum
Consurrexit Caïn adversus fratrem suum
- 9 Ubi est Abel frater tuus? Qui respondit : Nescio. Num custos fratris mei sum ego?
-10 Vox sanguinis fratris tui clamat ad me
-11 Suscepit sanguinem fratris tui de manu tua
-21 Et nomen fratris ejus Jubal
9- 5 De manu..fratris ej. requiram anim. hominis
-22 Nuntiavit duobus fratribus suis foras
-25 Servus servorum erit fratribus suis
10-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium filiorum Heber, fratre Japheth majore
-25 Et nomen fratris ejus Jectan
12- 5 Tulitque Saraï... et Lot filium fratris sui
13- 8 Ne, quæso, sit jurgium... fratres e. sumus
-11 Divisique sunt alterutrum a fratre suo
14-12 Filium fratris Abram, qui habitabat in Sodomis
-13 In convalle Mambre Amorrhæi fratris Escol, et fratris Aner
-14 Cum audisset Abram, captum videlicet Lot fratrem suum
16-12 Et e regione universorum fratrum suorum figet tabernacula
19- 7 Fratres mei, nolite malum hoc facere
20- 5 Et ipsa ait : Frater meus est?
-13 Dices quod frater tuus sim
-16 Ecce mille argenteos dedi fratri tuo
22-20 Nuntiatum est Abrahæ quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri suo
-21 Mus primogenitum, et Buz fratrem ejus
-23 Istos genuit Melcha Nachor fratri Abrahæ
24-15 Melchæ uxoris Nachor fratris Abraham
-27 Me perduxit in domum fratris domini mei
-29 Habebat a. Rebecca fratrem nomine Laban
-48 Ut sumerem filiam fratris domini mei
-53 Fratribus quoq. ejus et matri dona obtulit
-55 Responderuntque fratres ejus et mater
25-18 Coram cunctis fratribus suis obiit
-25 Egrediens, plantam fratris tenebat manu
27- 6 Audivi patrem tuum loquentem cum Esaü fratre tuo
-11 Nosti quod Esaü frater meus homo pilosus sit
-29 Esto dominus fratrum tuorum, et incurv.
-37 Omnes fratres ejus servituti illius subjugavi
-40 Vives in gladio, et fratri tuo servies
-41 Et occidam Jacob fratrem meum
-42 Esaü frater tuus minatur ut occidat te
-43 Fuge ad Laban fratrem meum in Haran
-44 Donec requiescat furor fratris tui
28- 5 Venit... ad Laban... fratrem Rebeccæ
29- 4 Dixitq. ad pastores : Fratres, unde estis?
-12 Indicavit ei quod frater esset patris sui

Gen. 29-15 Num quia frater meus es, gratis servies
31-23 Assumptis fratribus suis, persecutus est eum
-25 Cumq. ille consecutus fuisset eum cum fratribus suis
-32 Necetur coram fratribus nostris
-37 Pone hic coram fratribus meis et fratribus
-46 Dixitque fratribus suis : Afferte lapides
-54 Vocavit fratres suos ut ederent panem
32- 3 Misit a. et nuntios... ad Esaü fratrem suum
- 4 Hæc dicit frater tuus Jacob
- 6 Dicentes : Venimus ad Esaü fratrem tuum
-11 Erue me de manu fratris mei Esaü
-13 Separavit... munera Esaü fratri suo
-17 Si obvium habueris fratrem meum Esaü
33- 3 Donec appropinquaret frater ejus
- 4 Currens itaque Esaü obviam fratri suo
- 9 Habeo plurima, frater mi, sint tua tibi
-11 Vix fratre compellente, suscipiens (*ait*)
34-11 Sichem ad patrem et ad fratres ejus ait
-25 Filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dinæ
35- 1 Quando fugiebas Esaü fratrem tuum
- 7 Apparuit ei Deus cum fugeret fratrem suum
36- 6 Recessitque a fratre suo Jacob
37- 2 Pascebat gregem cum fratribus suis
Accusavitque fratres suos apud patrem
- 5 Ut visum somnium referret fratribus suis
- 8 Reponderunt fratres ejus : Numquid rex noster eris?
- 9 Vidit somnium, quod narrans fratribus, ait
-10 Quod cum patri suo et fratribus retulisset
Et fratres tui adorabimus te super terram?
-11 Invidebant ei igitur fratres sui
-12 Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur
-13 Fratres tui pascunt oves in Sichimis
-14 Vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos
-16 At ille respondit : Fratres meos quæro
-17 Perrexit ergo Joseph post fratres suos
-23 Igitur ut pervenit ad fratres suos
-26 Dixit ergo Judas fratribus suis : Quid nobis prodest si occiderimus fratrem nostrum
-27 Frater enim et caro nostra est. Acquieverunt fratres sermonibus illius
-30 Scissis vestibus pergens ad fratres suos, ait
38- 1 Descendens Judas a fratribus suis, divertit
- 8 Ingredere ad uxorem fratris tui
- 9 Introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur
-11 Ne et ipse moreretur, sicut fratres ejus
-30 Postea egressus est frater ejus
42- 3 Descendentes igitur fratres Joseph decem
- 4 Benjamin domi retento a Jacob, qui dixerat fratribus ejus
- 6 Cumque adorassent eum fratres sui
- 8 Fratres ipse cognoscens, non est cognitus
-13 Servi tui, fratres sumus, filii unius viri
-15 Donec veniat frater vester minimus
-19 Frater vester unus ligetur in carcere
-20 Fratrem vestrum minimum ad me adducite
-21 Quia peccavimus in fratrem nostrum
-28 Dixit fratribus suis : Reddita est mihi pecunia
-32 Duodecim fratres uno patre geniti sumus
-33 Fratrem vestrum unum dimittite apud me
-34 Fratremque vestrum minimum adducite
-38 Frater ejus mortuus est, et ipse solus remansit
43- 3 Nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis
- 5 Non videbitis..absque fratre vestro minimo
- 6 Ut indicaretis ei et alium habere vos fratrem
- 7 Si pater viveret, si haberemus fratrem
Adducite fratrem vestrum vobiscum
-13 Sed et fratrem vestrum tollite, et ite
-14 Et remittat vobiscum fratrem vestrum
-29 Vidit Benjamin fratrem suum uterinum
Et ait : Iste est frater vester parvulus?
-30 Commota fuerant viscera ej. super fratre s.
-32 Appositis, seorsum Joseph, et seorsum fratribus
44-14 Primusq. Judas cum fratribus ingressus est
-19 Habetis patrem, aut fratrem?
-20 Cujus uterinus frater mortuus est
-23 Nisi venerit frater vester minimus vobiscum
-26 Si frater noster minimus descenderit
-33 Et puer ascendat cum fratribus suis
45- 3 Et dixit fratribus suis : Ego sum Joseph
Non poterant respondere fratres.. perterriti
- 4 Ego sum, ait, Joseph, frater vester
-12 En oculi vestri, et oculi fratris mei Benjamin, vident quod os meum loquatur ad vos
-14 Cumque amplexatus recidisset in collum Benjamin fratris sui
-15 Osculatusque est Joseph omnes fratres suos

Gen. 45-16 Venerunt fratres Joseph, et gavisus est Pharao
-17 Dixitq... ut imperaret fratribus suis
-24 Dimisit ergo fratres suos
46-31 At ille locutus est ad fratres suos
Dicamq. ei : Fratres mei... venerunt ad me
47- 1 Pater meus et fratres... venerunt
- 2 Extremos quoque fratrum suorum quinque viros constituit coram rege
- 5 Pater tuus et fratres tui venerunt ad te
-11 Patri et fratribus suis dedit possessionem
48- 6 Et nomine fratrum suorum vocabuntur
-14 Posuit super caput Ephraïm minoris fratris
-19 Frater ejus minor, major erit illo
-22 Do tibi partem unam extra fratres tuos
49- 5 Simeon et Levi fratres : vasa iniquitatis bellantia
- 8 Juda, te laudabunt fratres tui
-26 Et in vertice Nazaræi inter fratres suos
50- 8 Domus Joseph cum fratribus suis, absque parvulis
-14 Reversusq. est Joseph... cum fratribus suis
-15 Quo mortuo, timentes fratres ejus
-17 Ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum
-23 Quibus transactis, locutus est fratribus suis
Exod. 1- 6 Quo mortuo, et universis fratribus ejus
2-11 Moyses egressus est ad fratres suos
Viditque... virum Ægyptium percutientem quemdam de Hebræis fratribus suis
4-14 Aaron frater tuus Levites, scio quod eloquens sit
-18 Vadam et revertar ad fratres meos
7- 1 Et Aaron frater tuus erit propheta tuus
10-23 Nemo vidit fratrem suum, nec movit se
28- 1 Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum
- 2 Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo
- 4 Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron
-41 Vestiesq. his omnibus Aaron fratrem tuum
32-27 Et occidat unusquisque fratrem, et amicum
-29 Unusquisque in filio, et in fratre suo
Levit. 10- 4 Ite et tollite fratres vestros
- 6 Fratres vestri, et omnis domus Isr. plangant
16- 2 Loquere ad Aaron fratrem tuum
18-16 Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis
19-17 Non oderis fratrem tuum in corde tuo
20-17 Illaque conspexerit fratris ignominiam
-21 Qui duxerit uxorem fratris sui, rem facit illicitam, turpitudinem fratris sui revelavit
21- 2 Super patre... et filio, et filia, fratre quoque
-10 Sacerdos maximus inter fratres suos
25-14 Quando vendes..ne contristes fratrem tuum
-25 Si attenuatus frater tuus vendiderit possess.
-35 Si attenuatus fuerit frater tuus
-36 Ut vivere possit frater tuus apud te
-39 Si... vendiderit se tibi frater tuus
-46 Fratres a. vestros filios Israël ne opprimatis
-47 Et attenuatus frater tuus vendiderit se ei
-48 Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum
26-37 Et corruent singuli super fratres suos
Num. 6- 7 Et fratris sororisque funere contaminabitur
8-26 Eruntque ministri fratrum suorum in tabernaculo
16-10 Fecit accedere te et omnes fratres tuos
18- 2 Fratres tuos de tribu Levi... sume tecum
- 6 Ego dedi vobis fratres vestros Levitas
20- 3 Utinam periissemus inter fratres nostros
- 8 Congrega populum, tu et Aaron frater tuus
-14 Qui dicerent : Hæc mandat frater tuus Isr.
25- 6 Intravit coram fratribus suis ad scortum
27- 9 Habebit successores fratres suos
-10 Quod et si fratres non fuerint, dabitis hæreditatem fratribus patris ejus
-13 Sicut ivit frater tuus Aaron
32- 6 Numquid fratres vestri ibunt ad pugnam?
36- 2 Et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares...
Deut. 2- 4 Transibitis per terminos fratrum vestrorum
- 8 Cumque transissemus fratres nostros
3-18 Præcedite fratres vestros filios Israël
-20 Donec requiem tribuat Do. fratribus vestris
10- 9 Non habuit Levi partem, neque possessionem cum fratribus suis
13- 6 Si tibi voluerit persuadere frater tuus
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico vel proximo ac fratre suo
- 7 Si unus de fratribus tuis, qui morantur
- 9 Ne..avertas oculos tuos a paupere fratre tuo
-11 Ut aperias manum fratri tuo egeno
-12 Cum tibi venditus fuerit frater tuus Hebræus
17-15 Elegerit de numero fratrum tuorum
Non poteris...regem facere, qui non sit frater tuus
-20 Nec elevetur cor ejus in superbiam super fratres suos

Deut. 18- 2 Nihil aliud accipient de possessione fratrum
- 7 Sicut omnes fratres ejus Levitæ, qui stabunt
-15 Et de fratribus tuis sicut me, suscitabit
-18 Suscitabo eis de medio fratrum suorum
19-18 Cumque... invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium
-19 Reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit
20- 8 Ne pavere faciat corda fratrum suorum
22- 1 Non vid. bis bovem fratris tui, aut ovem errantem, et præteribis : sed reduces fratri tuo
- 2 Etiam si non est propinquus frater tuus
Erunt apud te quandiu quærat ea frater tuus
- 3 De omni re fratris tui, quæ perierit
- 4 Si videris asinum fratris tui... cecidisse
-26 Sicut latro consurgit contra fratrem suum
23- 7 Non abominaberis Idumæum, quia frater tuus est
-19 Non fœnerabis fratri tuo ad usuram
-20 Fratri a. tuo absque usura... commodabis
24- 7 Sollicitans fratrem suum de filiis Israël
-14 Non negabis mercedem indigentis, et pauperis fratris tui
25- 3 Ne fœde laceratus... abeat frater tuus
- 5 Quando habitaverint fratres simul
Sed accipiet eam frater ejus, et suscitabit semen fratris sui
- 7 Sin a. noluerit accipere uxorem fratris sui
Non vult frater viri mei suscitare nomen fratris sui in Israël
- 9 Qui non ædificat domum fratris sui
28-54 Invidebit fratri suo, et uxori
32-50 Sicut mortuus est Aaron frater tuus
33- 9 Qui dixit... et fratribus suis : Ignoro vos
-16 Super verticem Nazaræi inter fratres suos
-24 Sit placens fratribus suis
Josue. 1-14 Vos aut. transite armati ante fratres vestros
-15 Donec det Dom. requiem fratribus vestris
2-18 Fratresque et omnem cognationem tuam, congregaveris in domum
6-23 Eduxerunt Rahab, et parentes ej., fratres q.
14- 3 Qui nihil terræ acceperunt inter fratres s.
- 8 Fratres autem mei, qui ascenderant mecum
15-17 Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater Caleb junior
17- 4 Ut daretur nob. possessio in medio fratrum
Deditq. eis.. possessionem in medio fratrum
22- 3 Nec reliquistis fratres vestros longo tempore
- 4 Dedit Dominus Deus vester fratribus vestris quietem
- 7 Dedit Josuë sortem inter cæteros fratres s.
- 8 Dividite prædam hostium cum fratribus
Judic. 1- 3 Et ait Judas Simeoni fratri suo : Ascende
-13 Cumque cepisset eam... frater Caleb minor
-17 Abiit autem Judas cum Simeone fratre suo
3- 9 Suscitavit... filium Cenez, fratrem Caleb minorem
4-11 Recesserat quondam a... fratribus suis
8-19 Fratres mei fuerunt, filii matris meæ
9- 1 Abiit... in Sichem ad fratres matris suæ
- 3 Locutique sunt fratres matris ejus
Dicentes : Frater noster est
- 5 Et occidit fratres suos filios Jerobaal
-18 Constituistis regem Abimelech... eo quod frater vester sit
-21 Habitavitque ibi ob metum Abimelech fratris sui
-24 In Abimelech fratrem suum, et in cæteros
-26 Venit a. Gaal filius Obed cum fratribus s.
-31 Venit in Sichimam cum fratribus suis
-56 Interfectis septuaginta fratribus suis
14- 3 Non est mulier in filiabus fratrum tuorum
16-31 Descendentes autem fratres ejus et univer.
18- 8 Reversique ad fratres suos in Saraa
-14 Dixerunt... cæteris fratribus suis
19-23 Nolite, fratres, nolite facere malum hoc
20-13 Qui noluerunt fratrum... audire mandatum
-23 Ad dimicandum contra filios Benjamin fratres meos
-28 Ad pugnam contra filios Benjamin fratres nostros
21- 6 Ductique pœnitentia... super fratre suo
-22 Cumque venerint patres earum ac fratres
Ruth. 4- 3 Partem agri fratris nostri Elimelech vendet
-10 Ne vocabulum ejus de familia sua ac fratribus et populo deleatur
1 Reg. 14- 3 Et Achias filius Achitob fratris Ichabod
16-13 Et unxit eum in medio fratrum ejus
17-17 Accipe fratribus tuis ephi polentæ
Et curre in castra ad fratres tuos
-18 Et fratres tuos visitabis, si recte agant
-22 Si omnia recte agerentur erga fratres suos
-28 Quod cum audisset Eliab frater ejus major
20-29 Unus de fratribus meis accersivit me
Vadam cito, et videbo fratres meos

1 Reg. 22- 1 Quod cum audissent fratres ejus
25- 6 Sit fratribus meis et tibi pax, et domui tuæ
26- 6 Ait David ad... Abisaï filium Sarviæ, fratrem Joab
30-23 Dixit a. David : Non sic facietis, fratres mei
2 Reg. 1-26 Doleo super te, frater mi Jonatha
2-22 Levare non potero faciem meam ad Joab fratrem tuum
-26 Ut omittat persequi fratres suos
-27 Recessisset populus persequens fratrem s.
3- 8 Qui fecerim misericordiam... super fratres et proximos ejus
-27 Mortuus est in ultionem sanguinis Asaël fratris ejus
-30 Joab et Abisaï frater ejus interfecerunt Abner
Eo quod occidisset Asaël fratrem eorum
4- 6 Percusserunt eum... Rechab et Baana frater
- 9 Respondens a... et Baana fratri ejus
10-10 Tradidit Abisaï fratri suo, qui direxit aciem
13- 3 Filius Semmaa fratris David, vir prudens
- 4 Thamar sororem fratris mei Absalom amo
- 7 Veni in domum Amnon fratris tui
- 8 Venitque Thamar in domum Amnon fratris
-10 Et intulit ad Amnon fratrem suum
-12 Noli, frater mi, noli opprimere me
-20 Dixit autem ei Absalom frater suus
Numquid Amnon frater tuus concubuit tecum?
Sed nunc, soror, tace, frater tuus est
Contabescens in domo Absalom fratris sui
-26 Veniat... saltem Amnon frater meus
-32 Jonadab filius Semmaa fratris David, dixit
14- 7 Trade eum, qui percussit fratrem suum, ut occidamus eum pro anima fratris sui
15-20 Revertere, et reduc tecum fratres tuos
18- 2 Sub manu Abisaï filii Sarviæ fratris Joab
19-12 Fratres mei vos, os meum, et caro mea
-41 Quare te furati sunt fratres nostri viri Juda
20- 9 Dixit itaque Joab ad Amasam : Salve, mi frater
-10 Joab a. et Abisaï frater ejus persecuti sunt
21-21 Percussit autem eum Jonathan filius Samaa fratris David
23-18 Abisaï quoque frater Joab... princeps erat
-24 Asaël frater Joab inter triginta
3 Reg. 1- 9 Vocavit universos fratres suos filios regis
-10 Et Salomonem fratrem suum non vocavit
2- 7 Quando fugiebam a facie Absalom fratris t.
-15 Regnum, et factum est fratris mei
-21 Detur Abisag Sunamitis Adoniæ fratri tuo uxor
-22 Ipse est enim frater meus major me
9-13 Sunt civitates, quas dedisti mihi, frater
12-24 Neque bellabitis contra fratres vestros
13-30 Planxerunt eum : Heu, heu, mi frater
20-32 Ait : Si adhuc vivit, frater meus est
-33 Atque dixerunt : Frater tuus Benadad
4 Reg. 1-17 Et regnavit Joram frater ejus pro eo
9- 2 Suscitabis eum de medio fratrum suorum
10-13 Invenit fratres Ochoziæ regis Juda
Fratres Ochoziæ sumus, et descendimus
23- 9 Comedebant azyma in medio fratrum suor.
1 Par. 1-19 Et nomen fratris ejus Jectan
2-32 Filii autem Jada fratris Semeï : Jether
-42 Filii autem Caleb fratris Jerameel : Mesa
4- 9 Fuit autem Jabes inclytus præ fratribus suis
-11 Caleb autem frater Sua genuit Mahir
-27 Fratres autem ejus non habuerunt filios
5- 2 Judas, qui erat fortissimus inter fratres suos
- 7 Fratres autem ejus, et universa cognatio
-13 Fratres vero eorum secundum domos
-15 Fratres quoque filii Abdiel, filii Guni
6-39 Et frater ejus Asaph, qui stabat a dextris ej.
-44 Filii a. Merari fratres eorum ad sinistram
-48 Fratres quoque eorum Levitæ, qui ordinati
7- 5 Fratres quoque eorum... numerati sunt
-16 Porro nomen fratris ejus, Sares
-22 Venerunt fratres ejus ut consolarentur eum
-35 Filii a. Helem fratris ejus : Supha, et Jemna
8-32 Habitaveruntque ex adverso fratrum suorum in Jerusalem cum fratribus suis
-39 Filii a. Esec fratris ejus, Ulam primogen.
9- 6 Jehuël et fratres eorum, sexcenti nonaginta
- 9 Et fratres eorum per familias suas
-13 Fratres quoq. eorum principes per familias
-17 Ahimam, et frater eorum Sellum princeps
-19 Filii Core, cum fratribus suis, et domo patris
-25 Fratres a. eorum in viculis morabantur
-32 Porro de filiis Caath fratribus eorum
-38 Habitaverunt e regione fratrum suorum in Jerusalem, cum fratribus suis
11-20 Abisaï quoq. frater Joab ipse erat princeps
-26 Asahel frater Joab, et Elchanan filius patrui
-38 Joël frater Nathan, Mibahar filius Agaraï

1 Par. 11-45 Jedihel... et Joha frater ejus Thosaïtes
12- 2 (*Venerunt*) de fratribus Saül ex Benjamin
-29 De filiis autem Benjamin fratribus Saul, tria millia
-39 Præparaverant enim eis fratres sui
13- 2 Mittamus ad fratres nostros reliquos
- 7 Oza a. et frater ejus minabant plaustrum
15- 5 Uriel princeps fuit, et fratres ejus centum viginti
- 6 Asaia princeps, et fratres ej. ducenti viginti
- 7 Joël princeps, et fratres ejus centum triginta
- 8 Semeïas princeps, et fratres ejus ducenti
- 9 Eliel princeps, et fratres ejus octoginta
-10 Aminadab princeps, et fratres ejus centum duodecim
-12 Sanctificamini cum fratribus vestris
-16 Ut constituerent de fratribus suis cantores
-17 Constitueruntq... de fratribus ejus, Asaph.. de filiis vero Merari, fratribus eorum, Ethan
-18 Et cum eis fratres eorum
16- 7 Fecit David principem... Asaph, et fratres
-37 Reliquit itaque ibi... Asaph et fratres ejus
-38 Obededom, et fratres ejus sexaginta octo
-39 Et fratres ejus sacerdotes, coram tabernac.
19-11 Dedit sub manu Abisaï fratris sui
-15 Ipsi quoque fugerunt Abisaï fratrem ejus
20- 5 Percussit Adeodatus... fratrem Goliath
- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa fratris David
23-22 Acceperuntque eas filii Cis fratres earum
-32 Custodiant... et observationem filiorum Aaron fratrum suorum
24-25 Frater Micha, Jesia : filiusque Jesiæ, Zacharias
-31 Miseruntque et ipsi sortes contra fratres suos filios Aaron
25- 7 Fuit a. numerus eorum cum fratribus suis

Egressaque est sors { … } filiis et fratribus ejus duodecim:

- 9 Secunda Godoliæ
-10 Tertia Zachur
-11 Quarta Isari
-12 Quinta Nathaniæ
-13 Sexta Bocciaü
-14 Septima Isreela
-15 Octava Jesaïæ
-16 Nona Mathaniæ
-17 Decima Semeïæ
-18 Undecima Azareel
-19 Duodecima Hasabiæ
-20 Tertia decima Subaël
-21 Quarta decima Mathathiæ
-22 Quinta decima Jerimoth
-23 Sexta decima Hananiæ
-24 Septima decima Jesbacassæ
-25 Octava decima Hanani
-26 Nona decima Mellothi
-27 Vigesima Eliatha
-28 Vigesima prima Othir
-29 Vigesima secunda Geddelthi
-30 Vigesima tertia Mahazioth
-31 Vigesima quarta Romemthiezer

26- 7 Elzabad fratres ejus viri fortissimi
- 8 Ipsi, et filii, et fratres eorum fortissimi
- 9 Et fratres eorum robustissimi, decem et octo
-11 Omnes hi filii, et fratres Hosa, tredecim
-12 Sicut et fratres eorum, ministrarent in domo Domini
-22 Zathan, et Joël fratres ejus
-25 Fratres quoque ejus Eliezer, cujus filius Rahabia
-26 Ipse Selemith, et fratres ejus, super thesauros
-28 Per manum Selemith et fratrum ejus
-30 Hasabias et fratres ejus viri fortissimi
-32 Fratresque ejus robustioris ætatis
27- 7 Asahel frater Joab, et Zabadias filius ejus
-18 Juda, Eliu frater David : Issachar
28- 2 Audite me, fratres mei, et populus meus
2 Par. 5-12 Et fratres eorum, vestiti byssinis, cymbalis
11- 4 Neque pugnabitis contra fratres vestros
-22 Constituit... ducem super omnes fratres s.
19-10 O. causam, quæ venerit ad vos, fratrum vest.
Ne veniat ira sup. vos et sup. fratres vestr.
21- 2 Qui habuit fratres, filios Josaphat
- 4 Occidit omnes fratres suos gladio
-13 Insuper et fratres tuos... occidisti
22- 8 Invenit principes Juda, et filios fratrum Ochoziæ
28- 8 Ceperuntque filii Israël de fratribus suis
-11 Reducite captivos quos adduxistis de fratribus vestris
-15 Et adduxerunt Jericho... ad fratres eorum
29-15 Congregaveruntque fratres suos, et sanctificati sunt

2 Par. 29-34 Unde et Levitæ fratres eorum adjuverunt
30- 7 Nolite fieri sicut patres vestri et fratres
- 9 Fratres vestri et filii habebunt misericordiam
31-12 Et Semeï frater ejus, secundus
-13 Sub manibus Choneniæ, et Semeï fratris ej.
-15 Ut fideliter distribuerent fratribus suis partes
35- 6 Fratres etiam vestros... præparate
- 9 Et Semeïas, etiam Nathanaël, fratres ejus
-15 Fratres eorum Levitæ paraverunt eis cibos
36- 4 Constituitque pro eo regem Eliakim fratrem ejus
1 Esdr. 3- 2 Surrexit Josuë... et fratres ejus sacerdotes
- 8 Et reliqui de fratribus eorum sacerdotes
- 9 Stetitque Josuë et filii ejus, et fratres ejus
Et filii eorum, et fratres eorum Levitæ
6-20 Et fratribus suis sacerdotibus, et sibi
7-18 Et si quid tibi et fratribus tuis placuerit
8-17 Ad Eddo, et fratres ejus Nathinæos
-18 Adduxerunt... et fratres ejus decem et octo
-19 Fratresque ejus et filios ejus viginti
-24 Et cum eis de fratribus eorum decem
10-18 De filiis Josuë filii Josedec, et fratres ejus
2 Esdr. 1- 2 Et venit Hanani, unus de fratribus meis
3- 1 Surrexit Eliasib... et fratres ejus sacerdotes
-18 Post eum ædificaverunt fratres eorum
4- 2 Et dixit coram fratribus suis et frequentia
-14 Mementote, et pugnate pro fratribus vestris
-23 Ego autem et fratres mei... non deponebamus vestimenta
5- 1 Factus est clamor... adversus fratres suos Judæos
- 5 Sicut carnes fratrum nostrorum, sic carnes nostræ sunt
- 7 Usuras-ne singuli a fratribus vestris exigitis?
- 8 Nos, ut scitis, redemimus fratres nostros
Et vos igitur vendetis fratres vestros
-10 Ego, et fratres mei, et pueri mei, commodavimus plurimis pecuniam
-14 Ego et fratres mei annonas... non comedimus
7- 2 Præcepi Hanani fratri meo, et Hananiæ principi
10-10 Et fratres eorum, Sebenia, Odaïa, Celita
-29 Qui poterant sapere spondentes pro fratribus suis
11-12 Et fratres eorum facientes opera templi
-13 Et fratres ejus principes patrum
-17 Et Becbecia secundus de fratribus ejus
-19 Et fratres eorum, qui custodiebant ostia
12- 7 Isti principes sacerdotum, et fratres eorum, in diebus Josuë
-35 Et fratres ejus, Semeïa, et Azareel, Malalaï
13-13 Et ipsis creditæ sunt partes fratrum suorum
Tobiæ. 1- 3 Ita ut omnia quæ habere poterat, quotidie concaptivis fratribus... impertiret
5- 8 Et mansi apud Gabelum fratrem nostrum
6- 7 Obsecro te, Azaria frater, ut dicas mihi
7- 3 Ait: Unde estis juvenes fratres nostri?
- 4 Nostis Tobiam fratrem meum?
9- 1 Azaria frater, peto ut auscultes verba mea
11- 2 Tobia frater, scis quemadmodum reliquisti patrem tuum
14- 6 Fratres nostri, qui dispersi sunt a terra Isr.
Judith. 7-23 Dixit: Æquo animo estote, fratres
8-21 Et nunc, fratres, quoniam vos estis presbyteri
14- 1 Audite me, fratres, suspendite caput
Esth. 2- 7 Qui fuit nutritius filiæ fratris sui Edissæ
-15 Esther filia Abihail fratris Mardochæi
10- 3 Et acceptabilis plebi fratrum suorum
15-12 Ego sum frater tuus, noli metuere
Job. 1-13 Cum... biberent vinum in domo fratris sui
-18 Et bibentibus vinum in domo fratris sui
6-15 Fratres mei præterierunt me, sicut torrens
19-13 Fratres meos longe fecit a me
22- 6 Abstulisti enim pignus fratrum tuorum
30-29 Frater fui draconum, et socius struthionum
42-11 Venerunt autem ad eum omnes fratres sui
-15 Deditque eis pater suus hæreditatem inter fratres earum
Psal. 21-23 Narrabo nomen tuum fratribus meis
34-14 Et quasi fratrem nostrum, sic complacebam
48- 8 Frater non redimit, redimet homo
49-20 Sedens adversus fratrem tuum loquebaris
68- 9 Extraneus factus sum fratribus meis
121- 8 Propter fratres meos, et proximos meos, loquebar
132- 1 Quam jucundum, habitare fratres in unum
Prov. 6-19 Et eum qui seminat inter fratres discordias
17- 2 Et inter fratres hæreditatem dividet
-17 Et frater in angustiis comprobatur
18- 9 Frater est sua opera dissipantis
Prov. 18-19 Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma
-24 Magis amicus erit, quam frater
19- 7 Fratres hominis pauperis oderunt eum
27-10 Et domum fratris tui ne ingrediaris
Melior est vicinus juxta, quam frater procul
Eccle. 4- 8 Secundum non habet, non filium, non fratrem
Cant. 8- 1 Quis mihi det te fratrem meum sugentem
Sap. 10-10 Hæc profugum iræ fratris justum deduxit
Eccli. 7-13 Noli arare mendacium adversus fratrem t.
-20 Neque fratrem charissimum auro spreveris
10-24 In medio fratrum rector illorum in honore
25- 2 Concordia fratrum, et amor proximorum
29-13 Perde pecuniam propter fratrem et amicum
-34 Hospitio mihi factus est frater
33-20 Fratri et amico, non des potestatem
-31 Quasi fratrem sic eum tracta
34-27 Et qui fraudem facit mercenario, fratres s.
40-24 Fratres in adjutorium in tempore tribulationis
45- 7 Excelsum fecit Aaron fratrem ejus
49-17 Qui natus est homo, princeps fratrum, firmamentum gentis, rector fratrum
50-13 Et circa illum corona fratrum
Isai. 3- 6 Apprehendet enim vir fratrem suum domesticum
9-19 Vir fratri suo non parcet
19- 2 Et pugnabit vir contra fratrem suum
41- 6 Et fratri suo dicet: Confortare
66- 5 Dixerunt fratres vestri odientes vos
-20 Adducent omnes fratres vestros de cunctis
Jerem. 7-15 Sicut projeci omnes fratres vestros
9- 4 Et in omni fratre suo non habeat fiduciam
Quia omnis frater supplantans supplantabit
- 5 Et vir fratrem suum deridebit
12- 6 Nam et fratres tui... pugnaverunt adversum te
13-14 Et dispergam eos, virum a fratre suo
22-18 Væ frater, et væ soror: non concrepabunt ei
23-35 Hæc dicetis unusquisque ad proximum et ad fratrem suum
25-26 Unicuique contra fratrem suum
29-16 Ad fratres vestros qui non sunt egressi vobiscum
31-34 Non docebit ultra... vir fratrem suum
34- 9 Et nequaquam dominarentur eis, id est, in Judæo, et fratre suo
-14 Dimittat unusquisque fratrem suum Hebræum
-17 Ut prædicaretis libertatem unusq. fratri suo
35- 3 Assumpsi Jezoniam... et fratres ejus
41- 8 Et non interfecit eos cum fratribus suis
49-10 Et fratres ejus, et vicini ejus, et non erit
Ezech. 4-17 Corruat unusquisque ad fratrem suum
11-15 Fratres tui, fratres tui, viri propinqui tui
18-18 Et vim fecit fratri, et malum operatus est
22-11 Frater sororem suam... oppressit in te
24-23 Et unusquisque gemet ad fratrem suum
38-21 Gladius uniuscujusque in fratrem suum dirigetur
44-25 Et fratrem et sororem, quæ alterum virum non habuerit
47-14 Possidebitis a. eam singuli æque ut frater s.
Osee. 2- 1 Dicite fratribus vestris: Populus meus
12- 3 In utero supplantavit fratrem suum
13-15 Quia ipse inter fratres dividet
Joel. 2- 8 Unusquisque fratrem suum non coarctabit
Amos. 1- 9 Et non sint recordati fœderis fratrum
-11 Eo quod persecutus sit in gladio fratrem s.
Abdiæ. -10 Et propter iniquitatem in fratrem tuum Jacob
-12 Et non despicies in die fratris tui
Mich. 5- 3 Reliquiæ fratrum ejus convertentur ad filios Israël
7- 2 Vir fratrem suum ad mortem venatur
Aggæi. 2-23 Et ascensores eorum: vir in gladio fratris s.
Zach. 7- 9 Et misericordiam et miserationes facite, unusquisque cum fratre suo
-10 Et malum vir fratri suo non cogitet in corde suo
Malac. 1- 2 Nonne frater erat Esaü Jacob
2-10 Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum?
1 Mac. 2-17 Ornatus filiis et fratribus
-20 Ego, et filii mei, et fratres mei obediemus
-40 Si omnes fecerimus sicut fratres nostri fecerunt
-41 Sicut mortui sunt fratres nostri in occultis
-65 Et ecce Simon frater vester
3- 2 Et adjuvabant eum omnes fratres ejus
-25 Et cecidit timor Judæ, ac fratrum ejus
-42 Et vidit Judas, et fratres ejus
4-36 Dixit autem Judas, et fratres ejus
-59 Et statuit Judas, et fratres ejus
1 Mac. 5-10 Miserunt litteras ad Judam, et fratres ejus
-13 Et omnes fratres nostri, qui erant in locis Tubin, interfecti sunt
-16 Convenit ecclesia magna cogitare quid facerent fratribus suis
-17 Dixitque Judas Simoni fratri suo: elige tibi viros, et vade, et libera fratres tuos in Galilæa: ego autem et frater meus Jonathan ibimus in Galaaditim
-24 Et Judas Machabæus, et Jonathas frater ejus transierunt Jordanem
-25 Quæ acciderant fratribus eorum in Galaaditide
-32 Pugnate hodie pro fratribus vestris
-55 Et Simon frater ejus in Galilæa
-61 Quia non audierunt Judam, et fratres ejus
-65 Et exivit Judas, et fratres ejus
6-22 Quousque non facis judicium, et vindicas fratres nostros?
7- 6 Perdidit Judas, et fratres ejus, o. amicos
-10 Et locuti sunt ad Judam, et ad fratres ejus
-27 Et misit ad Judam, et ad fratres ejus
8-20 Judas Machabæus, et fratres ej., et populus
9- 9 Et revertamur ad fratres nostros
-10 Moriamur in virtute propter fratres nostros
-19 Tulerunt Judam fratrem suum, et sepelierunt eum
-29 Ex quo frater tuus Judas defunctus est
-31 Et surrexit loco Judæ fratris sui
-33 Et cognovit Jonathas, et Simon frater ejus
-35 Jonathas misit fratrem suum ducem populi
-37 Renuntiatum est Jonathæ, et Simoni fratri
-38 Recordati sunt sanguinis Joannis fratris sui
-39 Et fratres ejus obviam illis cum tympanis
-42 Et vindicaverunt vindictam sanguinis fratris sui
-65 Et reliquit Jonathas Simonem fratrem suum
-66 Et percussit Odaren, et fratres ejus
10- 5 Quæ fecimus in eum, et in fratrem ejus
-15 Et virtutes, quas ipse fecit, et fratres ejus
-18 Rex Alexander fratri Jonathæ, salutem
-74 Et occurrit ei Simon frater ejus in adjutor.
11-30 Rex Demetrius fratri Jonathæ, salutem
-59 Et Simonem fratrem ejus constituit ducem
-64 Fratrem autem suum Simonem reliquit
12- 6 Populus Judæorum, Spartiatis fratribus, salutem
- 7 Quoniam estis fratres nostri
-11 Sicut fas est et decet meminisse fratrum
-21 De Spartiatis et Judæis, quoniam sunt fratres
13- 3 Vos scitis quanta ego, et fratres mei... fecimus
- 4 Perierunt fratres mei omnes propter Israël
- 5 Non enim melior sum fratribus meis
- 8 Dicentes: Tu es dux noster loco Judæ et Jonathæ fratris tui
-14 Quia surrexit Simon loco fratris sui Jonathæ
-15 Pro argento, quod debebat frater tuus Jonathas
-25 Simon, et accepit ossa Jonathæ fratris sui
-27 Super sepulcrum patris sui et fratrum suor.
-28 Et statuit septem pyramidas, unam contra unam patri et matri, et quatuor fratribus
14-17 Ut audierunt autem quod Simon frater ejus factus esset summus sacerdos loco ejus
-18 Cum Juda, et cum Jonatha fratribus ejus
-20 Populo Judæorum, fratribus, salutem
-26 Restituit enim ipse fratres suos
-29 Et fratres ejus dederunt se periculo
-40 Audivit enim quod appellati sunt Judæi a Romanis amici, et socii, et fratres
16- 2 Ego, et fratres mei, et domus patris mei
- 3 Sed estote loco meo, et fratris mei
- 9 Tunc vulneratus est Judas frater Joannis
-21 Quia periit pater ejus, et fratres ejus
2 Mac. 1- 1 Fratribus qui sunt per Ægyptum, Judæis, salutem dicunt, fratres
2-20 De Juda vero Machabæo, et fratribus ejus
4- 7 Ambiebat Jason frater Oniæ summum sac.
-23 Misit Jason Menelaüm, supradicti Simonis fratrem
-26 Qui proprium fratrem captivaverat
-29 Succedente Lysimacho fratre suo
7- 1 Et septem fratres una cum matre sua...
- 4 Cæteris ej. fratribus et matre inspicientibus
-29 Sed dignus fratribus tuis effectus particeps
Cum fratribus tuis te recipiam
-36 Fratres mei, modico nunc dolore sustentato
-37 Ego autem, sicut et fratres mei, animam et corpus meum trado pro patriis legibus
-38 Et in fratribus meis desinet Omnipotentis ira
8-22 Constituit itaque fratres suos duces
10-21 Accusavit quod pecunia fratres vendidissent

2 Mac. 10-37 Et fratrem illius Chæream... occiderunt
11- 7 Et ferre auxilium fratribus suis
-22 Rex Antiochus Lysiæ fratri, salutem
12- 6 Venit adversus interfectores fratrum
-24 Eo quod multorum ex Judæis parentes haberet, ac fratres
-25 Eum dimiserunt propter fratrum salutem
14-17 Simon vero frater Judæ commiserat
15-14 Hic est fratrum amator, et populi Israël
-18 Pro fratribus et cognatis minor sollicitudo
Matth. 1- 2 Jacob autem genuit Judam, et fratres ejus
-11 Josias a. genuit Jechoniam, et fratres ejus
4-18 Vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus
-21 Vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, in navi
5-22 Quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, Raca, reus erit concilio
-23 Quia frater tuus habet aliquid adversum te
-24 Et vade prius reconciliari fratri tuo
-47 Et si salutaveritis fratres vestros tantum
7- 3 Quid a. vides festucam in oculo fratris tui
- 4 Aut quomodo dicis fratri tuo : Sine ejiciam
- 5 Et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui
10- 2 Qui dicitur Petrus, et Andreas frater ejus
- 3 Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus
-21 Tradet autem frater fratrem in mortem
12-46 Et fratres stabant foris, quærentes loqui ei
-47 Ecce mater tua et fratres tui foris stant
-48 Quæ est mater mea, et qui sunt fratres mei?
-49 Dixit : Ecce mater mea et fratres mei
-50 Ipse meus frater, et soror, et mater est
13-55 Et fratres ejus, Jacobus, et Joseph, et Simon
14- 3 Propter Herodiadem uxorem fratris sui
17- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem ejus
18-15 Si autem peccaverit in te frater tuus
Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum
-21 Domine, quoties peccabit in me frater meus
-35 Si non remiseritis unusquisque fratri suo
19-29 Qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores
20-24 Indignati sunt de duobus fratribus
22-24 Ut ducat frater ejus uxorem illius, et suscitet semen fratri suo
-25 Erant autem apud nos septem fratres
Reliquit uxorem suam fratri suo
23- 8 Omnes autem vos fratres estis
25-40 Quandiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis
28-10 Nuntiate fratribus meis ut eant in Galilæam
Marc. 1-16 Vidit Simonem, et Andream fratrem ejus
-19 Vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus
3-17 Jacobum Zeb., et Joannem fratrem Jacobi
-31 Et veniunt mater ejus et fratres
-32 Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te
-33 Quæ est mater mea, et fratres mei?
-34 Ait : Ecce mater mea et fratres mei
-35 Hic frater meus, et soror mea, et mater est
5-37 Et Jacobum, et Joannem fratrem Jacobi
6- 3 Nonne hic est... frater Jacobi, et Joseph
-17 Et vinxit eum in carcere propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui
-18 Non licet tibi habere uxorem fratris tui
10-29 Nemo est, qui reliquerit domum, aut fratres
-30 Et fratres, et sorores, et matres, et filios
12-19 Ut si cujus frater mortuus fuerit
Accipiat frater ejus uxorem ipsius, et resuscitet semen fratri suo
-20 Septem ergo fratres erant
13-12 Tradet autem frater fratrem in mortem
Luc. 3- 1 Philippo autem fratre ejus tetrarcha Iturææ
-19 Herodes autem tetrarcha cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore fratris sui
6-14 Petrum, et Andream fratrem ejus, Jacobum
-41 Quid a. vides festucam in oculo fratris tui
-42 Quomodo potes dicere fratri tuo : Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo?
Ut educas festucam de oculo fratris tui
8-19 Venerunt a. ad illum mater et fratres ejus
-20 Mater tua et fratres tui stant foris
-21 Mater mea et fratres mei hi sunt
12-13 Magister, dic fratri meo ut dividat mecum
14-12 Noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos
-26 Uxorem, et filios, et fratres, et sorores
15-27 Isque dixit illi : Frater tuus venit
-32 Quia frater tuus hic, mortuus erat, et revixit
16-28 Habeo enim quinque fratres, ut testetur illis
17- 3 Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum
18-29 Nemo... reliquit... aut parentes, aut fratres
Luc. 20-28 Si frater alicujus mortuus fuerit habens
Et hic sine liberis fuerit, ut accipiat eam frater ej. uxorem, et suscitet semen fratri suo
-29 Septem ergo fratres erant : et primus accepit uxorem
21-16 Trademini autem a parentibus, et fratribus
22-32 Et tu aliquando conversus confirma fratres
Joan. 1-40 Erat autem Andreas frater Simonis Petri
-41 Invenit hic primum fratrem suum Simonem
2-12 Post hoc descendit... et mater ejus, et fratres ejus
6- 8 Dicit ei... Andreas frater Simonis Petri
7- 3 Dixerunt a. ad eum fratres ejus : Transi hinc
- 5 Neque enim fratres ejus credebant in eum
-10 Ut autem ascenderunt fratres ejus
11- 2 Cujus frater Lazarus infirmabatur
-19 Venerant... ut consolarentur eas de fratre s.
-21 Si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus
-23 Dicit illi Jesus : Resurget frater tuus
-32 Si fuisses hic, non esset mortuus frater meus
20-17 Vade autem ad fratres meos, et dic eis
21-23 Exiit ergo sermo iste inter fratres
Act. 1-14 Et Maria matre Jesu, et fratribus ejus
-15 Exurgens Petrus in medio fratrum, dixit
2-29 Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos
-37 Dixerunt ad Petrum... Quid faciemus, viri fratres?
3-17 Et nunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis
-22 Prophetam suscitabit... de fratribus vestris, tanquam me
6- 3 Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem
7- 2 Qui ait : Viri fratres, et patres, audite
-13 In secundo cognitus est Joseph a fratribus s.
-23 Ut visitaret fratres suos filios Israël
-25 Existimabat autem intelligere fratres
-26 Dicens : Viri, fratres estis, ut quid nocetis alterutrum?
-37 Prophetam suscitabit vobis Deus de fratribus vestris
9-17 Dixit : Saule frater, Dominus misit me Jesus
-30 Quod cum cognovissent fratres, deduxerunt
10-23 Quidam ex fratribus ab Joppe comitati sunt eum
11- 1 Audierunt autem Apostoli et fratres
-12 Venerunt autem mecum et sex fratres
-29 Mittere habitantibus in Judæa fratribus
12- 2 Occidit a. Jacobum fratrem Joannis gladio
-17 Dixitq. : Nuntiate Jacobo, et fratribus hæc
13-15 Viri fratres, si quis est in vobis sermo
-26 Viri fratres, filii generis Abraham
-38 Notum igitur sit vobis, viri fratres
14- 2 Concitaverunt animas Gentium adversus fratres
15- 1 Quidam descendentes de Judæa, docebant fratres
- 3 Faciebant gaudium magnum omnibus fratribus
- 7 Petrus dixit ad eos : Viri fratres, vos scitis..
-13 Dicens : Viri fratres, audite me
-22 Barsabas, et Silam, viros primos in fratribus
-23 Apostoli et seniores fratres his qui sunt Antiochiæ, et Syriæ, et Ciliciæ, fratribus ex Gentibus, salutem
-32 Verbo plurimo consolati sunt fratres
-33 Dimissi sunt cum pace a fratribus
-36 Revertentes visitemus fratres per universas civitates
-40 Profectus est, traditus gratiæ Dei a fratribus
16- 2 Qui in Lystris erant et Iconio fratres
-40 Visis fratribus consolati sunt eos, et profecti sunt
17- 6 Trahebant Jasonem et quosdam fratres
-10 Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum
-14 Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres
18-18 Fratribus valefaciens, navigavit in Syriam
-27 Exhortati fratres, scripserunt discipulis
21- 7 Et salutatis fratribus, mansimus die una apud illos
-17 Libenter exceperunt nos fratres
-20 Vides, frater, quot millia sunt in Judæis qui crediderunt
22- 1 Viri fratres, et patres, audite quam ad vos nunc reddo rationem
- 5 Epistolas accipiens, ad fratres Damascum pergebam
-13 Et astans dixit mihi : Saule frater, respice
23- 1 Viri fratres, ego omni conscientia bona conversatus sum
- 6 Exclamavit.. Viri fratres, ego Pharisæus sum
28-14 Ubi inventis fratribus rogati sumus manere
-15 Inde cum audissent fratres, occurrerunt n.
Act. 28-17 Ego, viri fratres, nihil adversus plebem faciens
-21 Neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit
Rom. 1-13 Nolo autem vos ignorare, fratres
7- 1 An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor)
- 4 Itaque, fratres mei, et vos mortificati estis
8-12 Ergo, fratres, debitores sumus non carni
-29 Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus
9- 3 Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis
10- 1 Fratres, voluntas quidem cordis mei... fit pro illis in salutem
11-25 Nolo enim vos ignorare, fratres, mysterium hoc
14-10 Tu autem quid judicas fratrem tuum?
Aut tu quare spernis fratrem tuum?
-13 Ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum
-15 Si e. propter cibum frater tuus contristatur
-21 Neque in quo frater tuus offenditur
15-14 Certus sum autem, fratres mei, et ego ipse de vobis
-15 Audacius autem scripsi vobis, fratres
-30 Obsecro ergo vos, fratres, per Dominum
16-14 Salutate... et qui cum eis sunt, fratres
-17 Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos
-23 Salutat vos Erastus arcarius civitatis, et Quartus, frater
1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus... et Sosthenes frater
-10 Obsecro autem vos, fratres, per nomen Do.
-11 Significatum est e. mihi de vobis, fratres mei
-26 Videte enim vocationem vestram, fratres
2- 1 Et ego, cum venissem ad vos, fratres
3- 1 Et ego, fratres, non potui vobis loqui
4- 6 Hæc autem, fratres, transfiguravi in me
5-11 Si is qui frater nominatur, est fornicator
6- 5 Qui possit judicare inter fratrem suum
- 6 Sed frater cum fratre judicio contendit
- 8 Injuriam facitis, et fraudatis: et hoc fratribus
7-12 Si quis frater uxorem habet infidelem
-15 Non enim servituti subjectus est frater
-24 Unusquisque in quo vocatus est, fratres
-29 Hoc itaque dico, fratres : Tempus breve est
8-11 Peribit infirmus in tua scientia frater
-12 Sic a. peccantes in fratres, et percutientes
-13 Quapropter si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in æternum, ne fratrem meum scandalizem
9- 5 Sicut... et fratres Domini, et Cephas
10- 1 Nolo enim vos ignorare, fratres
11- 2 Laudo autem vos, fratres, quod per omnia mei memores estis
-33 Itaque, fratres mei, cum convenitis ad manducandum
12- 1 De spiritualibus a. nolo vos ignorare, fratres
14- 6 Fratres, si venero ad vos linguis loquens
-20 Fratres, nolite pueri effici sensibus
-26 Quid ergo est, fratres? cum convenitis
-39 Itaque, fratres, æmulamini prophetare
15- 1 Notum a. vobis facio, fratres, Evangelium
- 6 Visus est plus quam quingentis fratribus simul
-31 Quotidie morior per vestram gloriam, fratres
-50 Hoc a. dico, fratres : quia caro et sanguis
-58 Itaque, fratres mei dilecti, stabiles estote
16-11 Expecto enim illum cum fratribus
-12 De Apollo autem fratre vobis notum facio
Rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus
-15 Obsecro autem vos, fratres, nostis domum Stephanæ
-20 Salutant vos omnes fratres. Salutate invicem
2 Cor. 1- 1 Et Timotheus frater, Ecclesiæ Dei
- 8 Non enim volumus ignorare vos, fratres
2-13 Eo quod non invenerim Titum fratrem m.
8- 1 Notam a. facimus vobis, fratres, gratiam Dei
-18 Misimus etiam cum illo fratrem
-22 Misimus aut. cum illis et fratrem nostrum
-23 Sive fratres nostri, Apostoli Ecclesiarum
9- 3 Misi autem fratres : ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte
- 5 Necessarium ergo existimavi rogare fratres
11-26 Periculis in mari, periculis in falsis fratribus
12-18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem
13-11 De cætero, fratres, gaudete, perfecti estote
Galat. 1- 2 Qui mecum sunt omnes fratres, Ecclesiis Galatiæ
-11 Notum enim vobis facio, fratres, Evangelium
-19 Vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Do.
2- 4 Sed propter subintroductos falsos fratres
3-15 Fratres (secundum hominem dico)
4-12 Fratres, obsecro vos : nihil me læsistis.

Galat. 4-28 Nos autem, fratres, secundum Isaac promissionis filii sumus
-31 Itaque, fratres, non sumus ancillæ filii
5-11 Ego a., fratres, si circumcisionem adhuc prædico
-13 Vos enim in libertatem vocati estis, fratres
6- 1 Fratres, et si præoccupatus fuerit homo
-18 Gratia Domini.. cum spiritu vestro, fratres
Ephes. 5-15 Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis
6-10 De cætero, fratres, confortamini in Domino
-21 Tychicus, charissimus frater, et fidelis minister
-23 Pax fratribus, et charitas cum fide, a Deo
Philip. 1-12 Scire autem vos volo, fratres, quia quæ circa me sunt
-14 Et plures e fratribus in Domino confidentes
2-25 Existimavi Epaphroditum fratrem
3- 1 De cætero, fratres mei, gaudete in Domino
-13 Fratres, ego me non arbitror comprehendisse
-17 Imitatores mei estote, fratres, et observate
4- 1 Itaque, fratres mei charissimi et desideratissimi
-22 Salutant vos, qui mecum sunt, fratres
Colos. 1- 1 Paulus... et Timotheus frater
- 2 Et fidelibus fratribus in Christo Jesu
4- 7 Tychicus, charissimus frater, et fidelis minister
- 9 Cum Onesimo... fideli fratre, qui ex vobis est
-15 Salutate fratres, qui sunt Laodiciæ, et Nympham
1 *Thes.* 1- 4 Scientes, fratres dilecti a Deo, electionem vestram
2- 1 Nam ipsi scitis, fratres, introitum nostrum
- 9 Memores enim estis, fratres, laboris nostri
-17 Nos autem, fratres, desolati a vobis
3- 2 Et misimus Timotheum fratrem nostrum
- 7 Ideo consolati sumus, fratres, in vobis
4- 1 De cætero ergo, fratres, rogamus vos
- 6 Neque circumveniat in negotio fratrem s.
-10 Illud facitis in omnes fratres in universa Macedonia
Rogamus a. vos, fratres, ut abundetis magis
-12 Nolumus autem vos ignorare, fratres
5- 1 De temporibus autem et momentis, fratres
- 4 Vos autem, fratres, non estis in tenebris
-12 Rogamus a. vos, fratres, ut noveritis eos
-14 Rogamus autem vos, fratres, corripite inquietos
-25 Fratres, orate pro nobis
-26 Salutate fratres omnes in osculo sancto
-27 Legatur epistola hæc omn. sanctis fratribus
2 *Thes.* 1- 3 Gratias agere debemus... pro vobis, fratres
2- 1 Rogamus a. vos, fratres, per adventum Do.
-12 Debemus gratias agere... pro vobis, fratres dilecti
-14 Itaque, fratres, state: et tenete traditiones
3- 1 De cætero, fratres, orate pro nobis
- 6 Denuntiamus a. vobis, fratres, in nomine Do.
Ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate
-13 Vos a. fratres, nolite deficere benefacientes
-15 Nolite quasi inimicum... sed corripite ut fratrem
1 *Tim.* 4- 6 Hæc proponens fratribus, bonus eris minister
5- 1 Sed obsecra ut patrem; juvenes, ut fratres
6- 2 Non contemnant, quia fratres sunt
2 *Tim.* 4-21 Salutant te... et Claudia, et fratres omnes
Phile. - 1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus frater
- 7 Viscera sanctorum requieverunt per te, frater
-16 Non ut servum, sed pro servo charissimum fratrem
-20 Ita frater. Ego te fruar in Domino
Hebr. 2-11 Non confunditur fratres eos vocare, dicens
-12 Nuntiabo nomen tuum fratribus meis
-17 Unde debuit per omnia fratribus similari
3- 1 Unde fratres sancti, vocationis cœlestis...
-12 Videte, fratres, ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
7- 5 Secundum legem, id est, a fratribus suis
8-11 Et unusquisque fratrem suum, dicens
10-19 Habentes itaque fratres fiduciam in introitu
13-22 Rogo autem vos, fratres, ut sufferatis verbum solatii
-23 Cognoscite fratrem nostrum Timotheum
-24 Salutant vos de Italia fratres
Jacob. 1- 2 Omne gaudium existimate, fratres mei
- 9 Glorietur a. frater humilis in exaltatione s.
-16 Nolite itaque errare, fratres mei
-19 Scitis fratres mei dilectissimi
Jacob. 2- 1 Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini
- 5 Audite, fratres mei dilectissimi
-14 Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere
-15 Si aut. frater et soror nudi sint, et indigeant
3- 1 Nolite plures magistri fieri, fratres mei
-10 Non oportet, fratres mei, hæc ita fieri
-12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere?
4-11 Nolite detrahere alterutrum, fratres
Qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi
5- 7 Patientes igitur estote, fratres
- 9 Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum
-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali
-12 Ante omnia a., fratres mei, nolite jurare
-19 Fratres mei, si quis ex vobis erraverit
1 *Petr.* 5-12 Per Sylvanum fidelem fratrem vobis..scripsi
2 *Petr.* 1-10 Quapropter, fratres, magis satagite
3-15 Sicut et charissimus frater noster Paulus
-17 Vos igitur, fratres, præscientes custodite
1 *Joan.* 2- 9 Qui... et fratrem suum odit, in tenebris est
-10 Qui diligit fratrem suum, in lumine manet
-11 Qui aut. odit fratrem suum, in tenebris est
3-10 Non est ex Deo, et qui non diligit fratrem s.
-12 Non sicut Caïn, qui... et occidit fratrem s.
Opera ej. maligna erant; fratris a. ej., justa
-13 Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus
-14 Translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres
-15 Omnis qui odit fratrem suum, homicida est
-16 Nos debemus pro fratribus animas ponere
-17 Et viderit fratrem s. necessitatem habere
4-20 Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est
Qui enim non diligit fratrem suum
-21 Ut qui diligit Deum, diligat et fratrem s.
5-16 Qui scit fratrem suum peccare peccatum
3 *Joan.* - 3 Gavisus sum valde venientibus fratribus
- 5 Fideliter facis quidquid operaris in fratres
-10 Quasi non ei illa sufficiant; neque ipse suscipit fratres
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus, frater a. Jacobi
Apoc. 1- 9 Ego Joannes frater vester, et particeps in tribulatione
6-11 Donec compleantur conservi eorum, et fratres eorum
12-10 Quia projectus est accusator fratrum nostr.
19-10 Conservus tuus sum, et fratrum tuorum
22- 9 Conservus e. tuus sum, et fratrum tuorum

FRATERNITAS.

1 *Mac.* 12-10 Maluimus mittere ad vos renovare fraternitatem
-17 Reddant vobis epistolas nostras de innovatione fraternitatis nostræ
Rom. 12-10 Charitate fraternitatis invicem diligentes
1 *Thes.* 4- 9 De charitate autem fraternitatis non necesse habemus scribere vobis
Hebr. 13- 1 Charitas fraternitatis maneat in vobis
1 *Petr.* 1-22 Animas vestras castificantes... in fraternitatis amore
2-17 Omnes honorate: fraternitatem diligite
3- 8 Fraternitatis amatores, misericordes
5- 9 Scientes eamdem passionem... vestræ fraternitati fieri
2 *Petr.* 1- 7 In pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem fraternitatis charitatem

FRATERNUS.

Sap. 10- 3 Per iram homicidii fraterni deperiit

FRAUDO.

Gen. 48-11 Non sum fraudatus aspectu tuo
Num. 9- 7 Quare fraudamur ut non valeamus
Psal. 20- 3 Voluntate labiorum ejus non fraudasti eum
77-30 Non sunt fraudati a desiderio suo
Eccle. 4- 8 Et fraudo animam meam bonis
Eccli. 29- 8 Sin autem, fraudabit illum pecunia sua
-10 Sed fraudari gratis timuerunt
Act. 5- 2 Et fraudavit de pretio agri
- 3 Cur tentavit Satanas cor tuum... fraudare de pretio agri?
1 *Cor.* 6- 8 Vos injuriam facitis, et fraudatis
7- 5 Nolite fraudare invicem
Tit. 2-10 Non fraudantes, sed in omnibus fidem bonam ostendentes
Jacob. 5- 4 Ecce merces... quæ fraudata est a vobis

FRAUDULENTER.

Gen. 27-35 Venit germanus tuus fraudulenter
Prov. 11-13 Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana
20-19 Revelat mysteria, et ambulat fraudulenter
26-19 Qui fraudulenter nocet amico suo
Prov. 26-26 Qui operit odium fraudulenter
Isai. 32- 6 Loquatur ad Dominum fraudulenter
Jerem. 6-28 Declinantes, ambulantes fraudulenter
9- 4 Omnis amicus fraudulenter incedet
48-10 Qui facit opus Domini fraudulenter
Dan. 11-32 In testamentum simulabunt fraudulenter
-34 Applicabuntur eis plurimi fraudulenter

FRAUDULENTIA.

Job. 13- 9 Decipietur ut homo, vestris fraudulentiis?
Jerem. 14-14 Et fraudulentiam... prophetant vobis
Dan. 11-21 Et obtinebit regnum in fraudulentia

FRAUDULENTUS, A, UM.

Prov. 12- 5 Et consilia impiorum fraudulenta
-17 Qui a. mentitur, testis est fraudulentus
-27 Non inveniet fraudulentus lucrum
27- 6 Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis
Isai. 32- 5 Neque fraudulentus appellabitur major
- 7 Fraudulenti vasa pessima sunt
Mich. 6-12 Lingua eorum fraudulenta in ore eorum

FRAUS.

Exod. 22- 9 Ad perpetrandam fraudem, tam in bove
Levit. 6- 5 Quæ per fraudem voluit obtinere
Josue. 9-22 Cur nos decipere fraude voluistis?
Esth. 16- 6 Æstimantes, callida fraude decipiunt
Prov. 1-18 Moliuntur fraudes contra animas suas
24- 2 Et fraudes labia eorum loquuntur
Sap. 10-11 In fraude circumvenientium illum affuit
Eccli. 34-27 Et qui fraudem facit mercenario
Marc. 10-19 Ne fraudem feceris. Honora patrem
1 *Cor.* 6- 7 Quare non magis fraudem patimini?

FREMITUS.

Prov. 19-12 Sicut fremitus leonis, ita et regis ira
Jerem. 8-16 A Dan auditus est fremitus equorum
49- 2 Et auditum faciam... fremitum prælii
Habac. 3-12 In fremitu conculcabis terram

FREMO.

Job. 39-24 Fervens et fremens sorbet terram
Psal. 2- 1 Quare fremuerunt gentes, et populi
111-10 Dentibus suis fremet et tabescet
Eccli. 13- 4 Dives injuste egit, et fremet
Thren. 2-16 Sibilaverunt, et fremuerunt dentibus
Nahum. 3- 2 Vox impetus rotæ, et equi frementis
Marc. 14- 5 Et fremebant in eam
Joan. 11-38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso
Act. 4-25 Dixisti: Quare fremuerunt gentes

FRENDEO.

3 *Reg.* 21- 4 Indignans, et frendens super verbo
Psal. 34-16 Frenduerunt super me dentibus suis
Isai. 5-29 Et frendet, et tenebit prædam

FRENUM *et* FRENI.

2 *Reg.* 8- 1 Et tulit David frenum tributi
Job. 30-11 Et frenum posuit in os meum
Psal. 31- 9 In camo et freno maxillas eorum constringe
Eccli. 28-29 Facito stateram, et frenos ori tuo rectos
Isai. 30-28 Frenum erroris, quod erat in maxillis
37-29 Ponam... et frenum in labiis tuis
Ezech. 29- 4 Et ponam frenum in maxillis tuis
38- 4 Et ponam frenum in maxillis tuis
Zach. 14-20 Erit quod super frenum equi est, sanctum
2 *Mac.* 10-29 Viri quinque in equis, frenis aureis decori
Jacob. 3- 2 Potest... freno circumducere totum corpus
- 3 Si autem equis frena in ora mittimus
Apoc. 14-20 Exivit sanguis... usque ad frenos equorum

FREQUENS.

Eccle. 6- 1 Est et aliud malum... et quidem frequens apud homines
12-12 Frequensque meditatio, carnis afflictio est
Isai. 13- 4 Vox multitudinis in montibus, quasi populorum frequentium
22- 2 Clamoris plena, urbs frequens, civitas exultans
Luc. 10-40 Martha autem satagebat circa frequens ministerium
1 *Tim.* 5-23 Propter... et frequentes tuas infirmitates

FREQUENTER.

4 *Reg.* 4- 8 Cumque frequenter inde transiret
- 9 Sanctus est iste qui transit per nos frequenter
Tobiæ. 5- 8 Omnia itinera ejus frequenter ambulavi
Job. 16- 2 Audivi frequenter talia, consolatores onerosi omnes vos estis
Prov. 14-23 Ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas
1 *Mac.* 14-28 Quoniam frequenter facta sunt prælia

2 Mac. 8- 8 Videns... frequentius res ei cedere prospere
10-13 Cum frequenter proditor audiret
-14 Gorgias a... frequenter Judæos debellabat
Matth. 9-14 Quare nos et Pharisæi, jejunamus frequenter?
Marc. 9-21 Frequenter eum in ignem et in aquas misit
Luc. 5-33 Quare discipuli Joannis jejunant frequenter
Joan. 18- 2 Quia frequenter Jesus convenerat illuc
Act. 24-26 Propter quod et frequenter accersens eum
26-11 Per omnes synagogas frequenter puniens
2 Cor. 11-23 In plagis supra modum, in mortibus frequenter
Hebr. 9-26 Alioquin oportebat eum frequenter pati
2 Petr. 1-15 Et frequenter habere vos post obitum meum

FREQUENTIA.

Num. 16- 9 Ut... et staretis coram frequentia populi
-27 Cum uxoribus et liberis, omniq. frequentia
27-22 Statuit eum coram...omni frequentia populi
2 Par. 30-25 Tam sacerd... quam universæ frequentiæ
2 Esdr. 4- 2 Dixit coram... frequentia Samaritanorum
Hebr. 12-22 Accessistis ad... Angelorum frequentiam

FREQUENTO.

Isai. 23-16 Frequenta canticum, ut memoria tui sit
Dan. 13- 6 Isti frequentabant domum Joakim
2 Mac. 1- 9 Et nunc frequentate dies scenopegiæ

FRETUM.

Zach. 10-11 Et transibit in maris freto, et percutiet
Matth. 8-18 Jussit ire trans fretum
-28 Et cum venisset trans fretum in regionem
14-22 Compulit... et præcedere eum trans fretum
16- 5 Cum venissent Discipuli ejus trans fretum
Marc. 5- 1 Et venerunt trans fretum maris
-21 Cum transcendisset Jesus in navi rursum trans fretum
6-45 Ut præcederent eum trans fretum
8-13 Ascendit iterum navim, et abiit trans fretum

FRIGIDUS, A, UM.

Prov. 25-25 Aqua frigida animæ sitienti
Eccli. 43-22 Frigidus ventus Aquilo flavit
Jerem. 6- 7 Sicut frigidam fecit cisterna aquam suam, sic frigidam fecit malitiam suam
18-14 Aut evelli possunt aquæ erumpentes frigidæ
Matth. 10-42 Quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ
Apoc. 3-15 Quia neque frigidus es, neque calidus
Utinam frigidus esses, aut calidus
-16 Sed quia tepidus es, nec frigidus

FRIGO, FRIXUS.

Levit. 6-21 Quæ in sartagine oleo conspersa frigetur
2 Reg. 6-19 Et partitus est... et similam frixam oleo
17-28 Obtulerunt ei... et lentem, et frixum cicer
1 Par. 9-31 Præfectus erat eorum quæ in sartagine frigebantur
16- 3 Et divisit... et frixam oleo similam
Jerem. 29-22 Quos frixit rex Babylonis in igne

FRIGUS.

Gen. 8-22 Frigus et æstus, æstas et hyems
Deut. 28-22 Percutiat te Dominus febri et frigore
Job. 24- 7 Quibus non est operimentum in frigore
37- 9 Egredietur tempestas, et ab Arcturo frigus
Psal. 147-17 Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Prov. 20- 4 Propter frigus piger arare noluit
25-13 Sicut frigus nivis in die messis
-20 Et amittit pallium in die frigoris
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris
31-21 Non timebit domui suæ a frigoribus
Dan. 3-67 Benedicite, frigus et æstus, Domino
-69 Benedicite, gelu et frigus, Domino
Nahum 3-17 Quæ considunt in sepibus in die frigoris
Zach. 14- 6 Non erit lux, sed frigus et gelu
Joan. 18-18 Quia frigus erat, et calefaciebant se
Act. 28- 2 Propter imbrem qui imminebat, et frigus
2 Cor. 11-27 In jejuniis multis, in frigore et nuditate

FRONDEO.

Eccli. 39-19 Date odorem, et frondete in gratiam
Jerem. 17- 2 Cum recordati fuerint filii... lignorumque frondentium in montibus excelsis
Ezech. 17-24 Et frondere feci lignum aridum
Hebr. 9- 4 Et virga Aaron quæ fronduerat

FRONDOSUS, A, UM.

Deut. 12- 2 Et subter omne lignum frondosum
3 Reg. 14-23 Et subter omnem arborem frondosam
4 Reg. 16- 4 In collibus, et sub omni ligno frondoso
2 Par. 28- 4 In collibus, et sub omni ligno frondoso
Isai. 57- 5 Qui consolamini in diis subter omne lignum frondosum
Jerem. 2-20 Sub omni ligno frondoso, tu prosternebaris
Jerem. 3- 6 Sub omni ligno frondoso, et fornicata est ibi
-13 Dispersisti vias tuas alienis sub omni ligno frondoso
Ezech. 6-13 Et subtus universam quercum frondosam
31-14 Inter nemorosa atque frondosa
Osee. 10- 1 Vitis frondosa Isr., fructus adæquatus est

FRONS, FRONDIS.

Levit. 23-40 Sumetis.. et ramos ligni densarum frondium
2 Esdr. 8-15 Afferte frondes olivæ, et frondes ligni pulcherrimi, frondes myrti, et ramos palmarum, et frondes ligni nemorosi
Ezech. 17- 4 Summitatem frondium ejus avulsit
- 8 Ut faciat frondes, et portet fructum
-23 Volatile sub umbra frondium ej. nidificavit
19-10 Et frondes ejus creverunt ex aquis multis
-11 Et exaltata est statura ejus inter frondes
31- 3 Pulcher ramis, et frondibus nemorosus
Et inter condensas frondes elevatum est cacumen ejus
- 6 Et sub frondibus ejus genuerunt o. bestiæ
- 8 Platani non fuerunt æquæ frondibus illius
- 9 Feci eum, et multis condensisque frondibus
Marc. 11- 8 Alii a. frondes cædebant de arboribus

FRONS, FRONTIS.

Exod. 26- 9 Ut sextum sagum in fronte tecti duplices
28-38 Imminens fronti pontificis
Erit a. lamina semper in fronte ejus
Levit. 8- 9 Contra frontem, posuit laminam auream
13-41 Et si a fronte ceciderint pili
Josue. 8-10 Ascendit cum senioribus in fronte exercitus
Judic. 3-27 Descenderuntque... ipso in fronte gradiente
1 Reg. 17-49 Percussit Philisthæum in fronte: et infixus est lapis in fronte ejus
3 Reg. 20-17 Egressi sunt a. pueri... in prima fronte
2 Par. 3- 4 Porticum vero ante frontem quæ tendebatur
26-19 Statimque orta est lepra in fronte ejus
-20 Sacerdotes viderunt lepram in fronte ejus
Isai. 3-21 Annulos, et gemmas in fronte pendentes
48- 4 Cervix tua, et frons tua ærea
Jerem. 3- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi
Ezech. 3- 7 Omnis quippe domus Isr. attrita fronte est
- 8 Ecce dedi.... et frontem tuam duriorem frontibus eorum
9- 4 Signa Thau super frontes virorum gementium
40- 9 Mensus est... frontem ejus duobus cubitis
-10 Et mensura una frontium ex utraque parte
-14 Et fecit frontes per sexaginta cubitos
Et ad frontem atrium portæ undique per circuitum
-16 In frontibus eorum, quæ erant intra portam
Et ante frontes pictura palmarum
-18 Et pavimentum in fronte portarum
-19 Usque ad frontem atrii interioris extrinsecus
-21 Et frontem ejus, et vestibulum ejus
-24 Et mensus est frontem ejus, et vestibulum
-26 Una hinc, et altera inde in fronte ejus
-29 Thalamum ej., et frontem ej., et vestibulum
-31 Et palmas ejus in fronte
-33 Thalamum ej., et frontem ej., et vestibulum
-34 Palmæ cælatæ in fronte ejus hinc et inde
-36 Thalamum ej., et frontem ej., et vestibulum
-37 Et cælatura palmarum in fronte ejus
-38 Ostium in frontibus portarum
-49 Et columnæ erant in frontibus
41- 1 Et mensus est frontes, sex cubitos latitudinis
- 3 Mensus est in fronte portæ duos cubitos
-25 Grossiora erant ligna in vestibuli fronte
Apoc. 7- 3 Quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum
9- 4 Qui non habent signum Dei in frontibus suis
13-16 In dextera manu sua, aut in frontibus suis
14- 1 Nomen Patris ejus scriptum in frontibus suis
- 9 In fronte sua, aut in manu sua
17- 5 Et in fronte ejus nomen scriptum
20- 4 Nec acceperunt characterem ejus in frontibus
22- 4 Et nomen ejus in frontibus eorum

FRUCTIFER, A, UM.

4 Reg. 3-19 Et universum lignum fructiferum succidetis
-25 Et omnia ligna fructifera succiderunt
18-32 Donec veniam... in terram fructiferam
Psal. 51-10 Ego a., sicut oliva fructifera in domo Dei
106-34 Terram fructiferam (*posuit*) in salsuginem
148- 9 Ligna fructifera, et omnes cedri
Jerem. 11-16 Olivam uberem, pulchram, fructiferam
Act. 14-16 Dans pluvias et tempora fructifera

FRUCTIFICO.

Eccli. 11-24 Et in hora veloci processus illius fructificat
14-18 Et sicut folium fructificans in arbore viridi
Eccli. 24-23 Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris
39-17 Et quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificate
Ezech. 17- 6 Facta est... vinea, et fructificavit in palmites
Marc. 4-20 Verbum, et suscipiunt et fructificant, unum triginta, unum sexaginta
-28 Ultro enim terra fructificat, primum herbam
Rom. 7- 4 Resurrexit, ut fructificemus Deo
- 5 Operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti
Colos. 1- 6 Et fructificat, et crescit, sicut in vobis
-10 In omni opere bono fructificantes

FRUCTUS.

Gen. 1-11 Faciens fructum juxta genus suum
-12 Protulit terra... lignumque faciens fructum
3- 2 De fructu lignorum quæ sunt in paradiso, vescimur
- 3 De fructu vero ligni, quod est in medio
- 6 Et tulit de fructu illius, et comedit
4- 3 Ut offerret Cain de fructibus terræ munera
-12 Non dabit tibi fructus suos
30- 2 Qui privavit te fructu ventris tui
41-34 Et quintam partem fructuum per septem annos fertilitatis
43-11 Sumite de optimis terræ fructibus in vasis
Levit. 19-24 Omnis fructus eorum sanctificabitur
-25 Quinto autem anno comedetis fructus
23-39 Quando congregaveritis omn. fructus terræ
-40 Sumetisque... fructus arboris pulcherrimæ
25- 3 Colligesque fructus ejus
-19 Et gignat vobis humus fructus suos
-21 Et faciet fructus trium annorum
-27 Computabuntur fructus ex eo tempore
Num. 13-21 Et afferte nobis de fructibus terræ
-27 Multitudini ostenderunt fructus terræ
-28 Ut ex his fructibus cognosci potest
Deut. 1-25 Sumentes de fructibus ejus, ut ostenderent
7-13 Benedicetque fructui ventris tui, et fructui terræ tuæ
14-22 Decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis
28- 4 Benedictus fructus ventris tui, et fructus terræ tuæ, fructusq. jumentorum tuorum
-11 Abundare te faciet Dominus omnibus bonis, fructu uteri tui, et fructu jumentorum tuorum, fructu terræ tuæ
-18 Maledictus fructus ventris tui, et fructus terræ tuæ
-33 Fructus terræ tuæ, et omnes labores tuos, comedat populus
-51 Et devoret fructum jumentorum tuorum
-53 Comedes fructum uteri tui, et carnes filiorum
30- 9 Et in fructu jumentorum tuorum
32-13 Ut comederet fructus agrorum
33-14 De pomis fructuum solis ac lunæ
Judic. 9-11 Numquid possum deserere... fructusque suavissimos
4 Reg. 19-29 Plantate vineas, et comedite fructum earum
-30 Mittet radicem deorsum, et faciet fructum
2 Esdr. 10-35 Primitiva universi fructus omnis ligni
Job. 22-21 Et per hæc habebis fructus optimos
31-39 Si fructus ejus comedi absque pecunia
Psal. 1- 3 Quod fructum suum dabit in tempore suo
4- 8 A fructu frumenti, vini... multiplicati sunt
20-11 Fructum eorum de terra perdes
57-12 Dicet homo: Si utique est fructus justo
66- 7 Terra dedit fructum suum
71-16 Superextolletur super Libanum fructus ejus
77-46 Et dedit ærugini fructus eorum
84-13 Et terra nostra dabit fructum suum
103-13 De fructu operum tuorum satiabitur terra
104-35 Et comedit omnem fructum terræ eorum
106-37 Et fecerunt fructum nativitatis
126- 3 Hæreditas Do., filii: merces, fructus ventris
131-11 De fructu ventris tui ponam super sedem t.
Prov. 1-31 Comedent igitur fructus viæ suæ
3-14 Et auri primi et purissimi fructus ejus
8-19 Melior est enim fructus meus auro
10-16 Fructus autem impii ad peccatum
11-30 Fructus justi lignum vitæ
12-14 De fructu oris sui unusquisque replebitur
13- 2 De fructu oris sui homo satiabitur bonis
15- 6 Et in fructibus impii conturbatio
16- 8 Melius est parum cum justitia, quam multi fructus cum iniquitate
18-20 De fructu oris viri replebitur venter ejus
-21 Qui diligunt eam, comedent fructus ejus
27-18 Qui servat ficum, comedet fructus ejus
31-16 De fructu manuum suarum plantavit vineam
-31 Date ei de fructu manuum suarum
Eccle. 5- 9 Qui amat divitias, fructum non capiet ex eis
Cant. 2- 3 Et fructus ejus dulcis gutturi meo

Cant. 4-13 Paradisus malorum punicorum cum pomorum fructibus
5- 1 Et comedat fructum pomorum suorum
7- 8 Et apprehendam fructus ejus
-12 Si floruit vinea, si flores fructus parturiunt
8-11 Vir affert pro fructu ejus mille argenteos
-12 Et ducenti his qui custodiunt fructus ejus
Sap. 3-11 Et labores sine fructu, et inutilia opera
-13 Habebit fructum in respectione animarum
-15 Bonorum enim laborum gloriosus est fructus
4- 5 Et fructus illorum inutiles, et acerbi
10- 7 Incerto tempore fructus habentes arbores
15- 4 Nec umbra picturæ labor sine fructu
16-22 Quoniam fructus inimicorum exterminabat
-26 Non nativitatis fructus pascunt homines
Eccli. 1-20 Et plenitudo a fructibus illius
-22 Timor Do. replens pacem, et salutis fructum
6- 3 Folia tua comedat, et fructus tuos perdat
-19 Et sustine bonos fructus illius
11- 3 Et initium dulcoris habet fructus illius
23-35 Et rami ejus non dabunt fructum
24-23 Et flores mei fructus honoris et honestatis
-42 Et inebriabo prati mei fructum
27- 7 Sicut rusticatio de ligno ostendit fructum
37-25 Et fructus sensus illius laudabilis
-26 Et fructus sensus illius fideles sunt
39-17 In voce dicit : Obaudite me , divini fructus.
Isai. 3-10 Fructum adinventionum suarum comedet
4- 2 Et fructus terræ sublimis, et exultatio
10-12 Visitabo sup. fructum magnifici cordis regis
17- 6 In cacuminibus ejus fructus ejus
27- 9 Iste omnis fructus ut auferatur peccatum ej.
37-30 Plantate vineas, et comedite fructum earum
-31 Radicem deorsum, et faciet fructum sursum
57-19 Creavi fructum labiorum pacem, pacem ei
65-21 Plantabunt vineas, et comedent fructus ear.
Jerem. 2- 7 Ut comederetis fructum ejus, et optima illius
6-19 Ecce ego adducam mala super populum istum, fructum cogitationum ejus
12- 2 Proficiunt, et faciunt fructum
-13 Confundemini a fructibus vestris
17- 8 Nec aliquando desinet facere fructum
-10 Et juxta fructum adinventionum suarum
21-14 Juxta fructum studiorum vestrorum
29- 5 Plantate hortos, et comedite fructum eorum
-28 Plantate hortos, et comedite fructus eorum
32-19 Et secundum fructum adinventionum ejus
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum
Ezech. 17- 8 Ut faciat frondes, et portet fructum
- 9 Nonne... et fructus ejus distringet ?
-23 Faciet fructum, et erit in cedrum magnam
19-10 Fructus ejus, et frondes ejus creverunt ex aquis multis
-12 Et ventus urens siccavit fructum ejus
-14 Egressus est ignis de virga ramorum ejus, qui fructum ejus comedit
34-27 Et dabit lignum agri fructum suum
36- 8 Et fructum vestrum afferatis populo meo
-30 Et multiplicabo fructum ligni, et genimina
47-12 Et non deficiet fructus ejus
Et erunt fructus ejus in cibum, et folia ejus
Dan. 4- 9 Folia ej. pulcherrima, et fructus ej. nimius
-11 Excutite folia ejus, et dispergite fructus ejus
-18 Fructus ejus nimius, et esca omnium in ea
Osee. 9-16 Fructum nequaquam facient
10- 1 Vitis frondosa Israël, fructus adæquatus est ei : secundum multitudinem fructus sui multiplicavit altaria
14- 9 Ex me fructus tuus inventus est
Joel. 2-22 Quia lignum attulit fructum suum, ficus
Amos. 2- 9 Et contrivi fructum ejus desuper
6-13 Convertistis in amaritudinem judicium, et fructum justitiæ in absynthium
9-14 Facient hortos, et comedent fructus eorum
Mich. 6- 7 Numquid dabo... fructum ventris mei pro peccato
7-13 Et propter fructum cogitationum eorum
Zach. 8-12 Semen pacis erit : vinea dabit fructum suum
Malac. 3-11 Et non corrumpet fructum terræ vestræ
1 Mac. 10-30 Et dimidiam partem fructus ligni, quod est portionis meæ, relinquo vobis
11-34 Et pro fructibus terræ et pomorum
14- 8 Terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum
Matth. 3- 8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ
-10 Omnis ergo arbor quæ non facit fructum bonum, excidetur
7-16 A fructibus eorum cognoscetis eos
-17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit : mala autem arbor malos fructus facit
-18 Non potest arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere
-19 Omnis arbor quæ non facit fructum bonum
-20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos
Matth. 12-33 Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum : aut facite arborem malam, et fructum ejus malum : siquidem ex fructu arbor agnoscitur
13- 8 Et dabant fructum, aliud centesimum
-22 Suffocat verbum, et sine fructu efficitur
-23 Audit verbum, et intelligit, et fructum affert
-26 Cum a. crevisset herba, et fructum fecisset
21-19 Nunquam ex te fructus nascatur in sempiternum
-34 Cum a. tempus fructuum appropinquasset, misit servos... ut acciperent fructus ejus
-41 Qui reddant ei fructum temporibus suis
-43 Et dabitur genti facienti fructus ejus
Marc. 4- 7 Et suffocaverunt illud, et fructum non dedit
- 8 Dabat fructum ascendentem
-19 Suffocant verbum, et sine fructu efficitur
-29 Cum produxerit fructus, statim mittit falcem
11-14 Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet
12- 2 Ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ
Luc. 1-42 Et benedictus fructus ventris tui
3- 8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ
- 9 Om. ergo arbor non faciens fructum bonum
6-43 Non est enim arbor bona, quæ facit fructus malos : neque arbor mala, faciens fructum bonum
-44 Unaquæque enim arbor de fructu suo cognoscitur
8- 8 Et ortum fecit fructum centuplum
-14 Suffocantur, et non referunt fructum
-15 Retinent, et fructum afferunt in patientia
12-16 Cujusdam divitis uberes fructus ager attulit
-17 Non habeo quo congregem fructus meos
13- 6 Venit quærens fructum in illa, et non invenit
- 7 Venio quærens fructum in ficulnea hac
- 9 Et siquidem fecerit fructum
20-10 Ut de fructu vineæ darent illi
21-30 Cum producant jam ex se fructum
Joan. 4-36 Et congregat fructum in vitam æternam
12-25 Si autem mortuum fuerit, multum fructum affert
15- 2 Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum : et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat
- 4 Palmes non potest ferre fructum a semetipso
- 5 Qui manet in me...hic fert fructum multum
- 8 Ut fructum plurimum afferatis
-16 Et posui vos ut eatis, et fructum afferatis; et fructus vester maneat
Act. 2-30 Sciret quia jurejurando jurasset illi Deus de fructu lumbi ej. sedere super sedem ej.
Rom. 1-13 Ut aliquem fructum habeam et in vobis
6-21 Quem ergo fructum habuistis tunc in illis
-22 Habetis fructum vestr. in sanctificationem
15-28 Cum... et assignavero eis fructum hunc
1 Cor. 9- 7 Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit ?
-10 Et qui triturat, in spe fructus percipiendi
14-14 Spiritus. m. orat, mens a. mea sine fructu est
Galat. 5-22 Fructus a. Spiritus est : charitas, gaudium
Ephes. 5- 9 Fructus enim lucis est in omni bonitate
Philip. 1-11 Repleti fructu justitiæ per Jesum Christum
-22 Hic mihi fructus operis est
4-17 Requiro fructum abundantem in ratione v.
2 Tim. 2- 6 Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere
Hebr. 12-11 Fructum pacatissimum exercitatis per eam reddet justitiæ
13-15 Fructum labiorum confitentium nomini ej.
Jacob. 3-17 Plena misericordia et fructibus bonis
-18 Fructus autem justitiæ, in pace seminatur
5- 7 Ecce agricola expectat pretiosum fructum
-18 Et terra dedit fructum suum
2 Petr. 1- 8 Nec sine fructu vos constituent
Apoc. 22- 2 Lignum vitæ, afferens fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum s.

FRUGES.

Gen. 41-48 Omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est
47-24 Ut fruges habere possitis
Exod. 13- 4 Hodie egredimini mense novarum frugum
22- 6 Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum
23-10 Sex annis seminabis terram tuam, et congregabis fruges ejus
-16 Quando congregaveris omnes fruges tuas
-19 Primitias frugum terræ tuæ deferes in dom.
34-22 In primitiis frugum messis tuæ triticeæ
-26 Primitias frugum terræ tuæ offeres
Levit. 2-14 Si autem obtuleris munus primarum frugum tuarum
Levit. 25-15 Juxta supputationem frugum vendet tibi
-16 Tempus enim frugum vendet tibi
-20 Si... neque collegerimus fruges nostras
-22 Comedetis veteres fruges usque ad nonum annum
-37 Et frugum superabundantiam non exiges
27-30 Omnes decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt
Num. 18-13 Universa frugum initia, quas gignit humus
28-26 Quando offeretis novas fruges Domino
Deut. 16- 1 Observa mensem novarum frugum
-13 Quando collegeris de area et torculari fruges tuas
-15 Benedicetque tibi Dominus Deus tuus in cunctis frugibus tuis
23-19 Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges
24-20 Si fruges collegeris olivarum
25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area fruges
26- 2 Tolles de cunctis frugibus tuis primitias
-10 Et idcirco nunc offero primitias frugum
-12 Quando compleveris decimam cunctarum frugum tuarum
28-42 Et fruges terræ tuæ rubigo consumet
-51 Et devoret... fruges terræ tuæ
33-16 Et de frugibus terræ, et de plenitudine ejus
Josue. 5-11 Et comederunt de frugibus terræ die altero
-12 Sed comederunt de frugibus præsentis anni
Judic. 15- 5 Et comportatæ jam fruges, et adhuc stantes in stipula, concrematæ sunt
2Esdr. 9-37 Et fruges ejus multiplicantur regibus
Prov. 3- 9 Et de primitiis omnium frugum tuarum da ei
Eccli. 20-30 Qui operatur... inaltabit acervum frugum
45-25 Et primitias frugum terræ divisit illi
Isai. 23- 3 Semen Nili, messis fluminis fruges ejus
30-23 Et panis frugum terræ erit uberrimus
Jerem. 2- 3 Sanctus Isr. Domino , primitiæ frugum ejus
7-20 Super lignum regionis et super fruges terræ
Ezech. 3-15 Et veni... ad acervum novarum frugum
25- 4 Ipsi comedent fruges tuas : et ipsi bibent lac
48-18 Et erunt fruges ejus in panes his qui serviunt
Osee. 10-13 Messuistis, comedistis frugem mendacii
2 Cor. 9-10 Augebit incrementa frugum justitiæ vestræ

FRUGI.

Eccli. 31-19 Utere quasi homo frugi his quæ tibi apponuntur

FRUMENTUM.

Gen. 27-28 Det tibi Deus..abundantiam frumenti et vini
-37 Frumento et vino stabilivi eum
41-35 Et omne frumentum sub Pharaonis potestate condatur
42- 3 Ut emerent frumenta in Ægypto
- 6 Ad ej. nutum frumenta populis vendebantur
-19 Ferte frumenta quæ emistis, in domos vestr.
-26 At illi portantes frumenta in asinis suis
-35 His dictis, cum frumenta effunderent
44- 1 Dicens : Imple saccos eorum frumento
47-14 E quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti
Num. 18-12 Omnem medullam olei, et vini, ac frumenti
Deut. 7-13 Benedicetq.. frumento tuo , atque vindemiæ
8- 8 Terram frumenti, hordei, ac vinearum
11-14 Ut colligatis frumentum, et vinum, et oleum
12-17 Non poteris comedere in oppidis tuis decimam frumenti, et vini
14-23 Decimam frumenti tui, et vini, et olei
18- 4 Primitias frumenti, vini, et olei, et lanarum
33-28 Oculus Jacob in terra frumenti et vini
Judic. 6-11 Cumque Gedeon filius ejus excuteret atque purgaret frumenta in torculari
2 Reg. 17-28 Obtulerunt ei... frumentum, et hordeum
4 Reg. 4-42 Deferens... frumentum novum in pera sua
2 Par. 31- 5 Obtulere primitias filii Israël frumenti, vini
32-28 Apothecas quoque frumenti, vini, et olei
1 Esdr. 6- 9 Frumentum, sal, vinum, et oleum
7-22 Et usque ad frumenti coros centum
2 Esdr. 5- 2 Accipiamus pro pretio eorum frumentum
-10 Commodavimus plurimis pecuniam et frumentum
-11 Centesimam pecuniæ, frumenti... date pro illis
10-39 Deportabunt... filii Levi primitias frumenti
13- 5 Et vasa, et decimam frumenti, vini et olei
-12 Omnis Juda apportabat decimam frumenti
Judith. 2- 9 Frumentum ex omni Syria in transitu suo parari constituit
4- 4 Et congrevaverunt frumenta in præparationem pugnæ
11-12 In frumento... hæc cogitaverunt impendere
Job. 31-40 Pro frumento oriatur mihi tribulus
37-11 Frumentum desiderat nubes
Psal. 4- 8 A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt

Psal. 64-14 Et valles abundabunt frumento
80-17 Et cibavit eos ex adipe frumenti
147-14 Et adipe frumenti satiat te
Prov. 11-26 Qui abscondit frumenta, maledicetur
Isai. 36-17 Terram frumenti et vini, terram panum
Jerem. 31-12 Confluent ad bona Domini super frumento
41- 8 Quia habemus thesauros in agro, frumenti
Ezech. 4- 9 Et tu sume tibi frumentum, et hordeum
27-17 Ipsi institores tui in frumento primo
36-29 Et vocabo frumentum, et multiplicabo illud
45-13 Sextam partem ephi de coro frumenti
Osee. 2- 8 Hæc nescivit, quia ego dedi ei frumentum
- 9 Et sumam frumentum meum in tempore suo
Joel. 1-11 Ululaverunt vinitores super frumento
2-19 Ecce ego mittam vobis frumentum et vinum
-24 Et implebuntur areæ frumento
Amos. 8- 5 Et sabbatum, et aperiemus frumentum
- 6 Et quisquilias frumenti vendamus
Zach. 9-17 Quid pulchrum ejus, nisi frumentum electorum
Marc. 4-28 Deinde plenum frumentum in spica
Joan. 12-24 Nisi granum frumenti cadens in terram
Act. 7-12 Cum audisset autem Jacob esse frumentum in Ægypto, misit patres nostros

FRUOR.

Gen. 38-16 Quid dabis mihi ut fruaris concubitu meo?
Deut. 28-41 Filios generabis et filias, et non frueris eis
Esth. 13- 2 Optata cunctis mortalibus pace fruerentur
Prov. 7-18 Fruamur cupitis amplexibus
Eccle. 2- 1 Vadam, et affluam deliciis, et fruar bonis
-10 Nec prohibui cor meum quin omni voluptate frueretur, et oblectaret se in his
5-17 Et bibat, et fruatur lætitia ex labore suo
-18 Fruatur parte sua, et lætetur de labore suo
7-15 In die bona fruere bonis
Sap. 2- 6 Venite ergo, et fruamur bonis quæ sunt
Rom. 15-24 Si vobis primum ex parte fruitus fuero
1 Tim. 6-17 Qui præstat nobis omnia abunde ad fruendum
Phile. -20 Ita, frater. Ego te fruar in Domino

FRUSTRA.

Exod. 20- 7 Qui assumpserit nomen Dom. Dei sui frustra
Levit. 26-16 Frustra seretis sementem, quæ..devorabitur
Deut. 5-11 Non usurpabis nomen Dom. Dei tui frustra
Josue. 7- 3 Quare omnis populus frustra vexabitur contra hostes paucissimos?
1 Reg. 25-21 Vere frustra servavi omnia quæ hujus erant
2 Esdr. 2- 2 Non est hoc frustra, sed malum nescio quod
Job. 1- 9 Numquid Job frustra timet Deum?
2- 3 Adversus eum ut affligerem eum frustra
9-29 Si... sic impius sum, quare frustra laboravi?
12-24 Decipit eos ut frustra incedant per invium
15-31 Non credet frustra errore deceptus
21-34 Quomodo igitur consolamini me frustra
34-12 Vere enim Deus non condemnabit frustra
35-13 Non ergo frustra audiet Deus, et Omnipotens
-16 Ergo Job frustra aperit os suum
39-16 Frustra laboravit nullo timore cogente
Psal. 38- 7 Pertransit homo: sed et frustra conturbatur
126- 1 Frustra vigilat qui custodit eam
Prov. 1-11 Abscondamus tendiculas contra insontem frustra
-17 Frustra autem jacitur rete ante oculos pennatorum
3-30 Ne contendas adversus hominem frustra
24-28 Ne sis testis frustra contra proximum tuum
26- 2 Sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet
- 7 Pulchras frustra habet claudus tibias
Eccle. 2- 2 Et gaudio dixi: Quid frustra deciperis?
-11 Et ad labores, in quibus frustra sudaveram
6- 4 Frustra enim venit, et pergit ad tenebras
Isai. 1-13 Ne offeratis ultra sacrificium frustra
29-21 Et declinaverunt frustra a justo
30- 7 Ægyptus enim frustra et vane auxiliabitur
45-19 Non dixi semini Jacob: Frustra quærite me
65-23 Electi mei non laborabunt frustra
Jerem. 2-30 Frustra percussi filios vestros
4-30 Frustra componeris; contempserunt te
6-29 Plumbum, frustra conflavit conflator
18-15 Frustra libantes, et impingentes in viis suis
22-13 Amicum suum opprimet frustra
46-11 Frustra multiplicas medicamina
Ezech. 6-10 Quia ego Dominus non frustra locutus sum
14-23 Cognoscetis quod non frustra fecerim omnia
21-23 Eritque quasi consulens frustra oraculum
Osee. 12-11 Frustra erant in Galgal bobus immolantes
Jonæ. 2- 9 Qui custodiunt vanitates frustra
Zach. 10- 2 Et somniatores locuti sunt frustra
2 Mac. 7-18 Mori incipiens, sic ait: Noli frustra errare
-34 Noli frustra extolli vanis spebus in servos
1 Cor. 15- 2 Si tenetis, nisi frustra credidistis
Colos. 2-18 Ambulans, frustra inflatus sensu carnis suæ

FRUSTRO *et* FRUSTROR.

Job. 40-28 Ecce, spes ejus frustrabitur eum
Psal. 131-11 Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur eam
Eccli. 23-13 Si frustraverit, delictum illius super ipsum erit

FRUSTUM.

Exod. 29-17 Ipsum autem arietem secabis in frusta
Levit. 1- 6 Hostiæ, artus in frusta concident
8-20 Ipsumque arietem in frusta concidens
9-13 Ipsam etiam hostiam in frusta concisam
Deut. 9-21 Igne combussi, et in frusta comminuens
Josue. 9- 5 Panes... duri erant, et in frusta comminuti
Judic. 14- 6 Leonem quasi hœdum in frusta discerpens
19-29 In duodecim partes ac frusta concidens
20- 6 Quam arreptam, in frusta concidi
1 Reg. 11- 7 Utrumque bovem, concidit in frusta
15-33 Et in frusta concidit eum Samuel coram Do.
3 Reg. 18-23 Et in frusta cædentes, ponant super ligna
2 Par. 15-16 Et in frusta comminuens combussit
34- 7 Cumque... et sculptilia contrivisset in frusta
Ezech. 24- 4 Congere frusta ejus in eam, omnem partem

FRUTETUM.

Isai. 7-19 In cavernis petrarum, et in omnibus frutetis
Jerem. 11-16 Ignis in ea, et combusta sunt fruteta ejus

FRUTEX.

Eccli. 3-30 Frutex enim peccati radicabitur in illis

FUCUS.

Sap. 13-14 Et rubicundum faciens fuco colorem illius

FUGA.

Gen. 16- 6 Affligente igitur eam Saraï, fugam iniit
Exod. 32-18 Neque vociferatio compellentium ad fugam
Num. 21-29 Dedit filios ejus in fugam, et filias in captiv.
Josue. 8-20 Præsertim cum hi qui simulaverant fugam
Judic. 20-32 Qui fugam arte simulantes, inierunt consil.
-41 Qui prius simulaverant fugam, versa facie Filii Benjamin in fugam versi sunt
-45 In illa quoque fuga palantes, et in diversa tendentes
2 Par. 25- 8 Dei quippe est adjuv. et in fugam convertere
Judith. 15- 1 Et metu agitati, fugæ præsidium sumunt
- 4 Non adunati, in fugam ibant præcipites
Psal. 88-24 Et odientes eum in fugam convertam
141- 5 Periit fuga a me, et non est qui requirat
Eccli. 33-32 Si læseris eum injuste, in fugam convertetur
Isai. 52-12 Exibitis, nec in fuga properabitis
Jerem. 25-35 Et peribit fuga a pastoribus, et salvatio ab optimatibus gregis
49-24 Dissoluta est Damascus, versa est in fugam
Amos. 2-14 Et peribit fuga a veloce
9- 1 In gladio interficiam: non erit fuga eis
1 Mac. 4-20 Et vidit Gorgias quod in fugam conversi sunt sui, et succenderunt castra
-35 Videns autem Lysias fugam suorum
5-60 Et facta est fuga magna in populo
10-72 Quia bis in fugam conversi sunt patres tui
11-72 Et convertit eos in fugam et pugnaverunt
16- 8 Et in fugam conversus est Cendebæus
2 Mac. 4-42 Omnes vero in fugam conversi sunt
8-13 Formidantes, et non credentes Dei justitiæ, in fugam vertebantur
9- 2 In fugam versi sunt: et ita contigit ut Antiochus post fugam turpiter rediret
11-12 Universos autem in fugam verterunt
12-22 Et in fugam versi sunt alius ab alio
-27 Post horum fugam et necem movit exercitum
-37 Fugam Gorgiæ militibus incussit
Matth. 24-20 Orate autem ut non fiat fuga vestra in hyeme

FUGIO.

Gen. 14-10 Et qui remanserant, fugerunt ad montem
16- 8 A facie Saraï dominæ meæ ego fugio
19-20 Est civitas hæc juxta, ad quam possum fugere, parva, et salvabor in ea
27-43 Et consurgens fuge ad Laban fratrem meum
31-20 Noluitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret
-22 Nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob
-27 Cur ignorante me fugere voluisti?
-40 Fugiebatque somnus ab oculis meis
35- 1 Quando fugiebas Esaü fratrem tuum
- 7 Apparuit ei Deus cum fugeret fratrem suum
39-12 Qui, relicto in manu ejus pallio, fugit
-15 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit foras
-18 Reliquit pallium quod tenebam et fugit foras
Exod. 2-15 Qui fugiens de conspectu ejus, moratus est...
Exod. 4- 3 Versa est in colubrum, ita ut fugeret Moyses
14- 5 Et nuntiatum est regi Ægyptiorum quod fugisset populus
-25 Dixerunt ergo Ægyptii: Fugiamus Israël
-27 Fugientibusque Ægyptiis occurrerunt aquæ
21-13 Constituam tibi locum in quem fugere debeat
23- 7 Mendacium fugies; insontem et justum non occides: quia aversor impium
Levit. 26-17 Fugietis, nemine persequente
-36 Et ita fugient quasi gladium: cadent, nullo persequente
-37 Et corruent singuli... quasi bella fugientes
Num. 10-35 Et fugiant qui oderunt te, a facie tua
16-34 Fugit ad clamorem pereuntium, dicens
-43 Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum
35- 6 Ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem
Deut. 7-20 Donec... disperdat qui te fugerint
19- 4 Hæc erit lex homicidæ fugientis
- 5 In succisione lignorum securis fugerit manu
-11 Fugeritque ad unam de supradictis urbibus
28- 7 Per unam viam venient contra te, et per septem fugient a facie tua
-25 Per unam viam egrediaris contra eos, et per septem fugias
Josue. 7- 5 Et ceciderunt per prona fugientes
-12 Eosque fugiet: quia pollutus est anathemate
8- 5 Sicut ante fecimus, fugiemus, et terga vertemus
- 6 Putabunt enim nos fugere sicut prius
- 7 Nobis ergo fugientibus, et illis persequentib.
-15 Et fugientes per solitudinis viam
10-11 Cumque fugerent filios Israël
-16 Fugerant e. quinq. reges et se absconderant
-19 Et extremos quosque fugientium cædite
20- 6 Ingredietur.. et domum suam de qua fugerat
- 9 Ut fugeret ad eas qui animam nescius percussisset, et non moreretur
Judic. 1- 6 Fugit autem Adonibezec
4-15 Ut Sisara de curru desiliens pedibus fugeret
-16 Et Barac persequeretur fugientes currus
-17 Sisara autem fugiens pervenit ad tentorium
5-22 Fugientibus impetu... fortissimis hostium
6-11 Cumque Gedeon... purgaret frumenta in torculari, ut fugeret Madian
7-21 Et vociferantes, ululantesque fugerunt
-23 Fugientes usque ad Bethsetta
8- 4 Fugientes persequi non poterant
-12 Fugeruntque Zebee et Salmana
9-21 Quæ cum dixisset, fugit, et abiit in Bera
-40 Qui persecutus est eum fugientem
11- 3 Quos ille fugiens atque devitans
12- 5 Cumque venisset ad ea de Ephraïm numero, fugiens
20-31 Fugientes adversarios longius persecuti sunt
-32 Ut abstraherent eos de civitate, et quasi fugientes ad supradictas semitas perducerent
-36 Filii autem Benjamin... cœperunt fugere Filii Israel dederunt eis ad fugiendum locum
-39 Putaverunt enim filii Benjamin eos fugere
-45 De Benjamin, fugerunt in solitudinem
-47 Et fugere in solitudinem potuerunt sexcenti
Ruth. 2- 2 Colligam spicas, quæ fugerint manus metent.
1 Reg. 4-10 Et fugit unusquisque in tabernaculum suum
-16 Veni de prælio, et ego qui de acie fugi hodie
-17 Fugit, inquit, Israel, coram Philisthiim
14-22 Audientes quod fugissent Philisthæi
17-24 Fugerunt a facie ejus, timentes eum valde
-51 Videntes autem Philisthiim, quod mortuus esset fortissimus eorum, fugerunt
19- 8 Et fugerunt a facie ejus
-10 Et David fugit, et salvatus est nocte illa
-17 Et dimisisti inimicum meum ut fugeret?
-18 David autem fugiens, salvatus est
20- 1 Fugit a. David de Najoth, quæ est in Ramatha
21-10 Surrexit itaque David, et fugit in die illa a facie Saül
22- 1 Abiit ergo David inde, et fugit in speluncam Odollam
-17 Scientes quod fugisset, et non indicaverunt
-20 Cujus nomen erat Abiathar, fugit ad David
23- 6 Tempore, quo fugiebat Abiathar..ad David
-13 Nuntiatumque est Saüli quod fugisset David de Ceila
25-10 Hodie increverunt servi, qui fugiunt dominos suos
27- 1 Nonne melius est ut fugiam, et salver Fugiam ergo manus ejus
- 4 Nuntiatum est Saüli quod fugisset David in Geth
30-17 Qui ascenderant camelos, et fugerant
31- 1 Fugerunt viri Israel ante faciem Philisthiim
- 7 Videntes a... quod fugissent viri Israelitæ Reliquerunt civitates suas, et fugerunt

2 Reg. 1- 3 Qui ait ad eum : De castris Israël fugi
- 4 Qui ait : Fugit populus ex prælio
2-24 Persequentibus autem Joab et Abisaï fugientem Abner, sol occubuit
4- 3 Et fugerunt Berothitæ in Gethaïm
- 4 Tollens itaque eum nutrix sua, fugit : cumque festinaret ut fugeret, cecidit, et claudus effectus est
- 6 Percusserunt eum in inguine Rechab et Baana frater ejus, et fugerunt
10-13 Qui statim fugerunt a facie ejus
-14 Filii autem Ammon, videntes quia fugissent Syri, fugerunt et ipsi a facie Abisai
-18 Fugeruntque Syri a facie Israël
-19 Fugerunt quinquaginta et octo millia
13-29 Ascenderunt singuli mulas suas, et fugerunt
-34 Fugit autem Absalom : et elevavit puer
-37 Porro Absalom fugiens, abiit ad Tholomaï
-38 Absalom autem cum fugisset, et venisset in Gessur
15-14 Ait David servis suis... Surgite, fugiamus
17- 2 Cumq. fugerit omnis populus qui cum eo est
18- 3 Non exibis : sive enim fugerimus
-16 Ne persequeretur fugientem Israël
-17 Omnis autem Israël fugit in tabernacula sua
19- 3 Populus versus et fugiens de prælio
- 8 Israël autem fugit in tabernacula sua
- 9 Et nunc fugit de terra propter Absalom
23-10 Et populus qui fugerat, reversus est
-11 Cumque fugisset populus a facie Philisthiim
24-13 Aut tribus mensibus fugies adversarios tuos
3 Reg. 2- 7 Quando fugiebam a facie Absalom fratris tui
-28 Fugit ergo Joab in tabernaculum Domini
-29 Quod fugisset Joab in tabernaculum Domini
-39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis
8-33 Si fugerit populus tuus Israël inimicos suos
11-17 Fugit Adad ipse, et viri Idumæi de servis
-23 Qui fugerat Adarezer regem Soba
12-18 Ascendit currum, et fugit in Jerusalem
19-17 Et erit, quicumque fugerit gladium Hazaël
Et quicumque fugerit gladium Jehu
20-20 Fugeruntque Syri, et persecutus est eos Isr.
Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo
-30 Fugerunt autem qui remanserant in Aphec
Porro Benadad fugiens ingressus est civitat.
-39 Cumque fugisset vir unus, adduxit eum
4 Reg. 3-24 At illi fugerunt coram eis
7- 7 Surrexerunt ergo, et fugerunt in tenebris
Fugeruntque, animas tantum suas salvare cupientes
8-21 Populus autem fugit in tabernacula sua
9- 3 Aperiesque ostium, et fugies
-10 Aperuitque ostium, et fugit
-23 Et fugiens ait ad Ochoziam : Insidiæ Ochozia
-27 Videns hoc, fugit per viam domus horti
Qui fugit in Mageddo, et mortuus est ibi
10-24 Quicumque fugerit de hominibus his
14-12 Fugerunt unusquisque in tabernacula sua
-19 At ille fugit in Lachis
19-37 Fugeruntque in terram Armeniorum
25- 4 Et omnes viri bellatores nocte fugerunt
Fugit itaque Sedecias per viam quæ ducit...
1 Par. 10- 1 Fugerunt viri Israel Palæsthinos
- 7 Qui habitabant in campestribus, fugerunt
11-13 Fugeratque populus a facie Philisthinorum
12- 1 Cum adhuc fugeret Saül filium Cis
19-15 Filii Ammon videntes quod fugisset Syrus
Ipsi quoque fugerunt Abisaï fratrem ejus
-18 Fugit a. Syrus Israël : et interfecit David
21-12 Aut tribus mensibus te fugere hostes tuos
2 Par. 10- 2 Fugerat quippe illuc ante Salomonem
-18 Festinavit ascendere, et fugit in Jerusalem
12- 5 Fugientes Sesac, dixitque ad eos
13-16 Fugeruntque filii Israël Judam
-19 Persecutus est a. Abia fugientem Jeroboam
14-12 Fugeruntque Æthiopes
25-22 Et fugit in tabernacula sua
-27 Cumque fugisset in Lachis, miserunt
2 Esdr. 6-11 Num quisquam similis mei fugit ?
13-10 Et fugisset unusquisque in regionem suam
Tobiæ. 1- 5 Hic solus fugiebat consortia omnium
-21 Rex Sennacherib, fugiens a Judæa plagam
-23 Et cum uxore fugiens, nudus latuit
Judith. 5-12 Fugientibus his Deus cœli mare aperuit
10-12 Ideo ego fugi a facie eorum
14- 3 Necesse erit ut fugiant ad principem suum
- 5 Cumque cognoveritis fugere eos
15- 1 Fugit mens et consilium ab eis
- 2 Fugientes per vias camporum et semitas collium
- 3 Videntes itaque filii Israël fugientes
- 7 Prædam quam fugientes Assyrii reliquerant
16-14 Et sicut pueros fugientes occiderunt eos
Esth. 16- 4 Arbitrantur se posse fugere sententiam
Job. 1-17 Et ego fugi solus ut nuntiarem tibi
Job. 9-25 Fugerunt, et non viderunt bonum
14- 2 Et conteritur, et fugit velut umbra .
19-29 Fugite ergo a facie gladii, quoniam ultor
20-24 Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum
27-22 De manu ejus fugiens fugiet
30-10 Abominantur me, et longe fugiunt a me
Psal. 3- 1 Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom
30-12 Qui videbant me, foras fugerunt a me
54- 8 Ecce elongavi fugiens : et mansi in solitudine
56- 1 Cum fugeret a facie Saül in speluncam
59- 6 Significationem : ut fugiant a facie arcus
67- 2 Fugiant qui oderunt eum, a facie ejus
103- 7 Ab increpatione tua fugient : a voce tonitrui tui formidabunt
113- 3 Mare vidit, et fugit : Jordanis conversus est retrorsum
- 5 Quid est tibi, mare, quod fugisti ?
138- 7 Quo ibo a spiritu tuo ? et quo a facie tua fugiam ?
Prov. 4-15 Fuge ab ea, nec transeas per illam
6-11 Veniet ut fons messis tua, et egestas longe fugiet a te
13-19 Detestantur stulti eos qui fugiunt mala
28- 1 Fugit impius, nemine persequente
-17 Si usque ad lacum fugerit, nemo sustinet
Cant. 8-14 Fuge, dilecte mi, et assimilare capreæ hinnuloque
Sap. 10- 6 A pereuntibus impiis liberavit fugientem
Eccli. 21- 2 Quasi a facie colubri fuge peccata
29-21 Repromissorem fugit peccator et immundus
Isai. 10-20 Qui fugerint de domo Jacob, inniti super eo
-29 Obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit
13-14 Et erit quasi damula fugiens, et quasi ovis
Et singuli ad terram suam fugient
15- 9 His qui fugerint de Moab leonem, et reliquiis terræ
16- 2 Et erit : Sicut avis fugiens, et pulli de nido avolantes
- 3 Absconde fugientes, et vagos ne prodas
17-13 Et increpabit eum, et fugiet procul
21-14 Cum panibus occurrite fugienti
-15 A facie enim gladiorum fugerunt
22- 3 Cuncti principes tui fugerunt simul
Vincti sunt pariter, procul fugerunt
24-18 Et erit : Qui fugerit a voce formidinis
30-16 Nequaquam, sed ad equos fugiemus
Ideo fugietis. Et super veloces ascendemus
-17 A facie terroris quinque fugietis
31- 8 Non..vorabit eum et fugiet non a facie gladii
- 9 Et pavebunt fugientes principes ejus
33- 3 A voce Angeli fugerunt populi
35-10 Lætitiam obtinebunt, et fugiet dolor et gemitus
37-38 Fugeruntque in terram Ararat
48-20 Egredimini de Babylone, fugite a Chaldæis
51-11 Lætitiam tenebunt, fugiet dolor et gemitus
Jerem. 4-21 Usquequo videbo fugientem, audiam vocem buccinæ ?
-29 Fugit omnis civitas : ingressi sunt ardua
26-21 Et timuit, fugitque et ingressus est Ægypt.
37-13 Falsum est, non fugio ad Chaldæos
39- 4 Sedecias rex Juda, et omnes viri bellatores fugerunt
41-15 Ismahel autem filius Nathaniæ fugit
44-14 Habitent ibi : non revertentur nisi qui fugerint
-28 Et qui fugerint gladium, revertentur de terra Ægypti
46- 5 Fugerunt conciti, nec respexerunt
- 6 Non fugiat velox, nec salvari se putet fortis
-21 Versi sunt, et fugerunt simul, nec stare potuerunt
48- 6 Fugite, salvate animas vestras
-19 Interroga fugientem : et ei qui evasit, dic
-44 Qui fugerit a facie pavoris, cadet in foveam
-45 In umbra Hesebon steterunt de laqueo fugientes
49- 5 Nec erit qui congreget fugientes
- 8 Fugite et terga vertite, descendite in voraginem
-30 Fugite, abite vehementer, in voraginibus sedete
50-16 Et singuli ad terram suam fugient
-28 Vox fugientium, et eorum qui evaserunt
51- 6 Fugite de medio Babylonis
-50 Qui fugistis gladium, venite, nolite stare
52- 7 Et omnes viri bellatores ejus fugerunt
Baruc. 6-54 Sacerdotes quidem ipsorum fugient, et liberabuntur
-67 Possunt fugere sub tectum, ac prodesse sibi
Ezech. 6- 8 Qui fugerint gladium in gentibus
7-16 Et salvabuntur qui fugerint ex eis
21-12 Hic in cunctis ducibus Israël qui fugerant
24-26 In die illa cum venerit fugiens ad te
-27 Aperietur os tuum cum eo qui fugit
Ezech. 29-16 Docentes iniquitatem, ut fugiant, et sequantur eos
33-21 Venit ad me qui fugerat de Jerusalem, dicens
-22 Antequam veniret qui fugerat : aperuitq. os
Dan. 2- 1 Somnium ejus fugit ab eo
4-11 Fugiant bestiæ quæ subter eam sunt
10- 7 Terror nimius irruit super eos, et fugerunt in absconditum
Osee. 12-12 Fugit Jacob in regionem Syriæ et servivit Isr.
Amos. 2-16 Nudus fugiet in illa die, dicit Dominus
5-19 Quomodo si fugiat vir a facie leonis
7-12 Qui vides, gradere, fuge in terram Juda
9- 1 Non erit fuga eis. Fugient, et non salvabitur ex eis qui fugerit
Abdiæ. -14 Neque stabis in exitibus ut interficias eos qui fugerint
Jonæ. 1- 3 Et surrexit Jonas, ut fugeret in Tharsis
-10 Cognoverunt enim viri quod a facie Domini fugeret
4- 2 Propter hoc præoccupavi ut fugerem in Tharsis
Nahum. 2- 8 Ipsi vero fugerunt : state, state, et non est qui revertatur
Zach. 2- 6 O, o fugite de terra Aquilonis, dicit Dominus
- 7 O Sion, fuge quæ habitas apud filiam Babyl.
14- 5 Et fugietis ad vallem montium eorum
Et fugietis sicut fugistis a facie terræ motus
1 Mac. 1-19 Et fugit, et ceciderunt vulnerati multi
-40 Fugerunt habitatores Jerusalem propter eos
2-28 Et fugit ipse, et filii ejus in montes
-43 Omnes qui fugiebant a malis, additi sunt ad eos
-44 Cæteri fugerunt ad nationes, ut evaderent
3-11 Ceciderunt vulnerati multi, et reliqui fugerunt
-24 Reliqui a. fugerunt in terram Pharaonis
4- 5 Quoniam dixit : Fugiunt hi a nobis
-14 Contritæ sunt gentes et fugerunt in campum
-22 Fugerunt omnes in campum alienigenarum
5- 9 Et fugerunt in Datheman munitionem
-43 Fugerunt ad fanum, quod erat in Carnaïm
6- 4 Et fugit inde, et abiit cum tristitia magna
7-32 Et fugerunt in civitatem David
-44 Projecerunt arma sua, et fugerunt
9-10 Absit istam rem facere ut fugiamus ab eis
-18 Et Judas cecidit, et cæteri fugerunt
-33 Et fugerunt in desertum Thecuæ, et consederunt
-40 Ceciderunt vulnerati multi, et residui fugerunt in montes
10-12 Et fugerunt alienigenæ, qui erant in munitionibus
-49 Et fugit exercitus Demetrii
-64 Et opertum eum purpura, fugerunt omnes
-73 Non est lapis, neq. sax., neq. locus fugiendi
-82 Equites e. fatigati erant : et contriti sunt ab eo, et fugerunt
-83 Fugerunt in Azotum, et intraverunt in Bethdagon
-84 Omnes qui fugerunt in illud, succendit igni
11-16 Et fugit Alexander in Arabiam, ut ibi protegeretur
-46 Et fugit rex in aulam : et occupaverunt
-55 Pugnaverunt contra eum : et fugit, et terga vertit
-70 Fugerunt qui erant ex parte Jonathæ omnes
-73 Et viderunt qui fugiebant partis illius
13-16 Non dimissus fugiat a nobis, et remittemus eum
15-11 Et venit Doram fugiens per maritimam
-37 Tryphon autem fugit navi in Orthosiada
16- 8 Residui autem in munitionem fugerunt
-10 Et fugerunt usq. ad turres quæ erant in agris
2 Mac. 5- 5 Apprehensa civit., Menelaüs fugit in arcem
- 8 Fugiens de civitate in civit. omnibus odiosus
8-24 Vulneribus debilem factam fugere compul.
-35 Per mediterranea fugiens, solus venit Ant.
11-12 Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit
14-14 Tunc gentes quæ de Judæa fugerant Judam
Matth. 2-13 Accipe puerum et matrem..et fuge in Ægyp.
3- 7 Quis demonstravit vobis fugere a ventura ira
8-33 Pastores autem fugerunt : et venientes
10-23 Cum a. persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam
23-33 Quomodo fugietis a judicio gehennæ ?
24-16 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
26-56 Tunc Discipuli omnes, relicto eo, fugerunt
Marc. 5-14 Qui autem pascebant eos, fugerunt
13-14 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant in montes
14-50 Disc. ejus relinquentes eum, om. fugerunt
16- 8 At illæ exeuntes, fugerunt de monumento
Luc. 3- 7 Quis ostendit vobis fugere a ventura ira ?
8-34 Fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem
21-21 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
-36 Ut digni habeamini fugere ista omnia

Joan. 6-15 Fugit iterum in montem ipse solus
10- 5 Alienum a. non sequuntur, sed fugiunt ab eo
-12 Videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit
-13 Mercenarius a. fugit, quia mercenarius est
Act. 7-29 Fugit autem Moyses in verbo isto
16-27 Volebat se interfic. æstimans fugisse vinctos
27-30 Nautis vero quærentibus fugere de navi
1 *Cor.* 6-18 Fugite fornicationem. Omne peccatum...
10-14 Charissimi mihi, fugite ab idolorum cultura
1 *Tim.* 6-11 Tu autem, o homo Dei, hæc fuge
2 *Tim.* 2-22 Juvenilia autem desideria fuge
Jacob. 4- 7 Resistite autem diabolo, et fugiet a vobis
2 *Petr.* 1- 4 Fugientes ejus, quæ in mundo est concupisc.
Apoc. 9- 6 Et desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis
12- 6 Et mulier fugit in solitudinem
16-20 Om. insula fugit, et montes non sunt inventi
20-11 A cujus conspectu fugit terra et cœlum

FUGITIVUS.

Num. 35- 6 Sex erunt in fugitivorum auxilia separata
-11 Decernite quæ urbes esse debeant in præsidia fugitivorum
-13 Quæ ad fugitivorum subsidia separantur
Josue. 20- 2 Separate urbes fugitivorum
Judic. 12- 4 Quia dixerat : Fugitivus est Galaad de Ephr.
Sap. 17- 2 Fugitivi perpetuæ providentiæ jacuerunt
19- 3 Hos tanquam fugitivos persequebantur
1 *Mac.* 1-56 In absconditis fugitivorum locis

FUGO.

Exod. 17-13 Fugavitque Josuë Amalec, et populum ejus
23-28 Qui fugabunt Hevæum, et Chananæum
Deut. 32-30 Quomodo... et duo fugent decem millia?
2 *Reg.* 2-17 Fugatusq. est Abner, et viri Isr. a pueris Dav.
1 *Par.* 8-13 Hi fugaverunt habitatores Geth
12-15 Om. fugaverunt qui morabantur in vallibus
19-14 Contra Syrum ad prælium : et fugavit eos
2 *Esdr.* 13-28 Sanaballat Horonites, quem fugavi a me
Tobiæ. 6-19 Incenso jecore piscis, fugabitur dæmonium
Job. 37-21 Et ventus transiens fugabit eas
41-19 Non fugabit eum vir sagittarius
Prov. 19-26 Qui affligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est et infelix
22-15 Et virga disciplinæ fugabit eam (*stultitiam*)
Sap. 2- 3 Nebula... quæ fugata est a radiis solis
Eccli. 23-30 Et quasi pullus equinus fugabitur
Isai. 49-19 Et longe fugabuntur qui absorbebant te
1 *Mac.* 5-60 Et fugati sunt Josephus et Azarias
6- 5 Fugata sunt castra, quæ erant in terra Juda
- 6 Et fugatus est a facie Judæorum
11-15 Et occurrit ei in manu valida, et fugavit eum
2 *Mac.* 2-22 Et barbaram multitudinem fugarent
9- 4 Injuriam illorum qui se fugaverant
10-15 Fugatos ab Jerosolymis suscipiebant
13-19 Castra admovebat : sed fugabatur, impingebat

FULCIO.

2 *Par.* 24-12 Ut quod cadere cœperat, fulciretur
Esth. 1- 6 Et columnis marmoreis fulciebantur
Job. 8-15 Et non stabit: Fulciet eam, et non consurget
Eccle. 4-10 Si unus ceciderit, ab altero fulcietur. Væ soli
Cant. 2- 5 Fulcite me floribus, stipate me malis
Ezech. 30- 6 Et corruent fulcientes Ægyptum, et destruetur superbia imperii ejus

FULCRA.

3 *Reg.* 10-12 Fecitq. rex de lignis thyinis fulcra domus D.

FULGEO.

1 *Esdr.* 8-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo
Tobiæ. 13-13 Luce splendida fulgebis : et omn. fines terræ
Esth. 8-15 Mardochæus... fulgebat vestibus regiis
15- 5 Cumque regio fulgeret habitu, et invocasset
- 9 Auroque fulgens, et pretiosis lapidibus
Job. 9-30 Et fulserint velut mundissimæ manus meæ
31-26 Si vidi solem cum fulgeret, et lunam incedentem clare
Prov. 25-12 Inauris aurea, et margaritum fulgens
Sap. 3- 7 Fulgebunt justi, et tanquam scintillæ
Baruc. 6-23 Nisi aliquis exterserit æruginem, non fulgebunt
Ezech. 21-15 Gladii acuti, et limati ad fulgendum
-28 Lima te, ut interficias, et fulgeas
Dan. 12- 3 Fulgebunt quasi splendor firmamenti
Matth. 13-43 Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum
Luc. 17-24 De sub cœlo, in ea quæ sub cœlo sunt, fulget
24- 4 Viri steterunt secus illas in veste fulgenti
2 *Cor.* 4- 4 Ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii

FULGOR.

2 *Reg.* 22-13 Præ fulgore in conspectu ejus, succensi sunt
Job. 11-17 Et quasi meridianus fulgor consurget tibi
Psal. 17-13 Præ fulgore in conspectu ejus nubes transierunt
Luc. 11-36 Et sicut lucerna fulgoris illuminabit te

FULGUR.

Exod. 9-23 Ac discurrentia fulgura super terram
19-16 Cœperunt audiri tonitrua, ac micare fulgura
Deut. 32-41 Si acuero ut fulgur gladium meum
2 *Reg.* 22-15 Misit... fulgur, et consumpsit eos
Job. 38-35 Numquid mittes fulgura, et ibunt
Psal. 17-15 Fulgura multiplicavit, et conturbavit eos
96- 4 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ
134- 7 Ab extremo terræ, fulgura in pluviam fecit
Sap. 5-22 Ibunt directe emissiones fulgurum
Jerem. 10-13 Fulgura in pluviam facit, et educit ventum
51-16 Fulgura in pluviam fecit : et produxit ventum
Baruc. 6-60 Et fulgur cum apparuerit, perspicuum est
Ezech. 1-13 Splendor ignis, et de igne fulgur egrediens
-14 Et revertebantur in similitudinem fulguris
Dan. 3-73 Benedicite, fulgura et nubes, Domino
10- 6 Et facies ejus velut species fulguris
Nahum. 2- 4 Aspectus eorum.. quasi fulgura discurrentia
Zach. 9 14 Videbitur; et exibit ut fulgur, jaculum ejus
Matth. 24-27 Sicut enim fulgur exit ab Oriente, et paret
28- 3 Erat autem aspectus ejus sicut fulgur
Luc. 10-18 Videbam Satanam sicut fulgur de cœlo cadentem
17-24 Nam, sicut fulgur coruscans de sub cœlo
Apoc. 4- 5 Et de throno procedebant fulgura, et voces
8- 5 Et facta sunt tonitrua, et voces, et fulgura
11-19 Facta sunt fulgura, et voces, et terræ motus
16-18 Et facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua

FULGURO.

Job. 20-25 Et fulgurans in amaritudine sua : vadent...
36-30 Et fulgurare lumine suo desuper
Psal. 143- 6 Fulgura coruscationem, et dissipabis eos
Nahum. 3- 3 Et micantis gladii, et fulgurantis hastæ
Habac. 3-11 Ibunt in splendore fulgurantis hastæ tuæ

FULLO.

4 *Reg.* 18-17 Et steterunt juxta aquæductum piscinæ superioris, quæ est in via Agri fullonis
Isai. 7- 3 Ad extremum aquæductus piscinæ superioris in via Agri fullonis
36- 2 Et stetit in aquæductu piscinæ superioris in via Agri fullonis.
Malac. 3- 2 Quasi ignis conflans et quasi herba fullonum
Marc. 9- 2 Qualia fullo non potest... candida facere

FULMEN.

Job. 41-14 Mittet contra eum fulmina
Sap. 19-12 Non sine illis... argumentis per vim fulminum
2 *Mac.* 10-30 In adversarios a. tela et fulmina jaciebant

FULVUM.

3 *Reg.* 10-18 Et vestivit eum (*thronum*) auro fulvo nimis

FUMARIUM.

Osee. 13- 3 Idcirco erunt... et sicut fumus de fumario

FUMIGABUNDA.

Sap. 10- 7 Fumigabunda constat deserta terra

FUMIGO.

2 *Par.* 2- 4 Ut consecrem eam ad adolendum incensum coram illo, et fumiganda aromata
Psal. 103-32 Qui tangit montes, et fumigant
143- 5 Et descende : tange montes, et fumigabunt
Isai. 7- 4 Et cor tuum ne formidet a duabus caudis titionum fumigantium istorum
42- 3 Et linum fumigans non extinguet
Matth. 12-20 Et linum fumigans non extinguet

FUMO.

Gen. 15-17 Apparuit clibanus fumans, et lampas ignis
Exod. 19-18 Totus autem mons Sinaï fumabat
20-18 Sonitum buccinæ, montemque fumantem
Deut. 29-20 Sed tunc quam maxime furor ejus fumet

FUMUS.

Gen. 19-28 Viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum
Exod. 19-18 Et ascenderet fumus ex eo quasi de fornace
Josue. 8-20 Et videntes fumum urbis ad cœlum usque conscendere
-21 Vidensque Josuë... quod capta esset civitas, et fumus urbis ascenderet
Judic. 9-49 Ut fumo et igne mille homines necarentur
20-38 Ut, ascendente in altum fumo, captam urbem demonstrarent
-40 Et viderent quasi columnam fumi de civitate
2 *Reg.* 22- 9 Ascendit fumus de naribus ejus, et ignis
Tobiæ. 6- 8 Fumus ejus extricat om. genus dæmoniorum
Job. 41-11 De naribus ejus procedit fumus, sicut ollæ
Psal. 17- 9 Ascendit fumus in ira ejus
36-20 Deficientes, quemadmodum fumus deficient
67- 3 Sicut deficit fumus, deficiant
101- 4 Quia defecerunt sicut fumus dies mei
Prov. 10-26 Sicut acetum dentibus, et fumus oculis
Cant. 3- 6 Sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ
Sap. 2- 2 Quoniam fumus flatus est in naribus nostris
5-15 Et tanquam fumus, qui a vento diffusus est
11-19 Spirantes, aut fumi odorem proferentes
Eccli. 22-30 Vapor, et fumus ignis inaltatur
Isai. 4- 5 Et fumum et splendorem ignis flammantis
6- 4 A voce clamantis, et domus repleta est fumo
9-18 Et convolvetur superbia fumi
14-31 Ab Aquilone enim fumus veniet
34-10 In sempiternum ascendet fumus ejus
51- 6 Quia cœli sicut fumus liquescent, et terra...
65- 5 Isti fumus erunt in furore meo
Baruc. 6-20 Nigræ fiunt facies eorum a fumo
Osee. 13- 3 Idcirco erunt... et sicut fumus de fumario
Joel. 2-30 Dabo prodigia... et ignem, et vaporem fumi
Nahum. 2-13 Succendam usque ad fumum quadrigas tuas
1 *Mac.* 4-20 Fumus enim, qui videbatur, declarabat...
Act. 2-19 Sanguinem, et ignem, et vaporem fumi
Apoc. 8- 4 Ascendit fumus incensorum de orationibus
9- 2 Et ascendit fumus putei, sicut fumus fornacis magnæ : et obscuratus est sol et aër de fumo putei
- 3 De fumo putei exierunt locustæ in terram
-17 Et de ore eorum procedit ignis, et fumus
-18 Occisa est tertia pars hominum, de igne, et de fumo, et sulphure
14-11 Et fumus tormentorum eorum ascendet
15- 8 Impletum est templum fumo a majestate Dei
18- 9 Cum viderint fumum incendii ejus
19- 3 Et fumus ejus ascendit in sæcula sæculorum

FUNDA.

Judic. 20-16 Et sic fundis lapides ad certum jacientes
1 *Reg.* 17-40 Et fundam manu tulit : et processit advers.
-49 Tulitque unum lapidem, et funda jecit
-50 Prævaluitq. David... in funda et lapide
25-29 Porro inimicorum tuorum anima rotabitur, quasi in impetu et circulo fundæ
1 *Par.* 12- 2 Et utraque manu fundis saxa jacientes
2 *Par.* 26-14 Arcusque et fundas ad jaciendos lapides
Job. 41-19 In stipulam versi sunt ei lapides fundæ
Eccli. 47- 5 Saxo fundæ dejecit exultationem Goliæ
Zach. 9-15 Devorabunt, et subjicient lapidibus fundæ

FUNDAMENTUM.

Levit. 5- 9 Faciet distillare ad fundamentum ejus
8-15 Fudit reliquum sanguinem ad fundamenta
Deut. 32-22 Et montium fundamenta comburet
Josue. 6-26 In primogenito suo fundamenta illius jaciat
2 *Reg.* 22- 8 Fundamenta montium concussa sunt
-16 Et revelata sunt fundamenta orbis
3 *Reg.* 5-17 Lapides pretiosos, in fundamentum templi
7- 9 A fundamento usque ad summitatem parietum
-10 Fundamenta autem de lapidibus pretiosis
2 *Par.* 3- 3 Et hæc sunt fundamenta quæ jecit Salomon
23- 5 Ad portam, quæ appellatur Fundamenti
31- 7 Cœperunt acervorum jacere fundamenta
1 *Esdr.* 5-16 Posuit fundamenta templi Dei in Jerusalem
6- 3 Ut ponant fundamenta supportantia altitud.
Tobiæ. 4- 2 Ea in corde tuo, quasi fundamentum, construe
Judith. 16-18 Montes a fundamentis movebuntur cum aquis
Job. 4-19 Qui terrenum habent fundamentum
22-16 Et fluvius subvertit fundamentum eorum
36-16 Et non habente fundamentum subter se
38- 4 Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ?
Psal. 17- 8 Fundamenta montium conturbata sunt
-16 Et revelata sunt fundamenta orbis terrarum
81- 5 Movebuntur omnia fundamenta terræ
86- 1 Fundamenta ejus in montibus sanctis
136- 7 Exinanite usque ad fundamentum in ea
Prov. 8-29 Quando appendebat fundamenta terræ
10-25 Justus a. quasi fundamentum sempiternum
Sap. 4-19 Et commovebit illos a fundamentis
Eccli. 3-11 Maledictio a. matris eradicat fundamenta
10-19 Et perdidit eas usque ad fundamentum
16-19 Montes simul, et colles, et fundamenta terræ
22-19 Loramentum ligneum colligatum in fundamento ædificii non dissolvetur
26-24 Fundamenta æterna supra petram solidam
50-17 Effudit in fundamento altaris odorem divin.
Isai. 14-19 Et descenderunt ad fundamenta laci
24-18 Et concutientur fundamenta terræ

Isai. 28-16 Mittam in fundamentis Sion lapidem... pretiosum, in fundamento fundatum
40-21 Numquid non intellexistis fundamenta terræ
58-12 Fundamenta generationis et generationis suscitabis
Jerem. 31-37 Et investigari fundamenta terræ deorsum
50-15 Dedit manum, ceciderunt fundamenta ejus
51-26 Et non tollent de te lapidem in angulum, et lapidem in fundamenta
Thren. 4-11 Et devoravit fundamenta ejus
Ezech. 13-14 Et revelabitur fundamentum ejus
30- 4 Et destructa fundamenta ejus
Mich. 1- 6 Et fundamenta ejus revelabo
6- 2 Audiant montes judicium Domini, et fortia fundamenta terræ
Habac. 3-13 Denudasti fundamentum ej. usque ad collum
Aggæi. 2-19 A die qua fundamenta jacta sunt templi Domini
Luc. 6-48 Et posuit fundamentum super petram
-49 Similis est homini ædificanti domum suam super terram sine fundamento
14-29 Ne, postea quam posuerit fundamentum
Act. 16-26 Ita ut moverentur fundamenta carceris
Rom. 15-20 Ne super alienum fundamentum ædificarem
1 *Cor.* 3-10 Ut sapiens architectus fundamentum posui
-11 Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est
-12 Si quis a. superædificat super fundamentum
Ephes. 2-20 Superædificavi super fundamentum Apost.
1 *Tim.* 16- 9 Thesaurizare sibi fundamentum bonum
2 *Tim.* 2-19 Sed firmum fundamentum Dei stat
Hebr. 6- 1 Non rursum jacientes fundamentum pœnitentiæ ab operibus mortuis
11-10 Expectabat e. fundamenta habentem civit.
Apoc. 21-14 Murus civitatis habens fundamenta
-19 Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata. Fundamentum primum, jaspis

FUNDIBULA.

1 *Mac.* 6-51 Scorpios ad mittendas sagittas, et fundibula

FUNDIBULARII.

4 *Reg.* 3-25 Et circumdata est civitas a fundibulariis
Judith. 6- 8 Exierunt contra eos fundibularii
1 *Mac.* 9-11 Fundibularii et sagittarii præibant exercitum

FUNDITUS.

Josue. 6- 5 Et muri funditus corruent civitatis
Judic. 7-13 Atque subvertit, et terræ funditus coæquavit

FUNDO, AS.

Exod. 9-18 A die qua fundata est, usque in præsens
3 *Reg.* 6-37 Anno quarto fundata est domus Domini
16-34 In Abiram primitivo suo fundavit eam
1 *Par.* 16-30 Ipse enim fundavit orbem immobilem
2 *Par.* 8-16 Ex eo die quo fundavit domum Domini
1 *Esdr.* 3- 6 Porro templum Dei nondum fundatum erat
-10 Fundato igitur a cæmentariis templo Dom.
-11 Eo quod fundatum esset templum Domini
-12 Qui viderant templum prius cum fundatum esset
Psal. 8- 4 Videbo... lunam et stellas, quæ tu fundasti
23- 2 Quia ipse super maria fundavit eum
47- 3 Fundatur exultatione universæ terræ
- 9 Deus fundavit eam in æternum
77-69 In terra quam fundavit in sæcula
86- 5 Et ipse fundavit eam Altissimus
88-12 Et plenitudinem ejus tu fundasti
92- 1 Laus cantici... quando fundata est terra
101-26 Initio tu, Domine, terram fundasti
103- 5 Qui fundasti terram super stabilitatem
- 8 Descendunt campi, in locum quem fundasti
118-90 Fundasti terram, et permanet
-152 Quia in æternum fundasti ea
Prov. 3-19 Dominus sapientia fundavit terram
Cant. 5-15 Quæ fundatæ sunt super bases aureas
Eccli. 50- 2 Templi etiam altitudo ab ipso fundata est
Isai. 13-20 Et non fundabitur usque ad generationem
14-32 Quia Dominus fundavit Sion
23-13 Talis populus non fuit, Assur fundavit eam
28-16 Pretiosum, in fundamento fundatum
30-32 Et erit transitus virgæ fundatus
44-28 Qui dico... et templo : Fundaberis
48-13 Manus quoque mea fundavit terram
51-13 Qui tetendit cœlos, et fundavit terram
-16 Ut plantes cœlos, et fundes terram
54-11 Et fundabo te in sapphiris
-14 Et in justitia fundaberis
Jerem. 30-18 Templum juxta ordinem suum fundabitur
Ezech. 37-26 Et fundabo eos, et multiplicabo
41- 8 Vidi... fundata latera ad mensuram calami
Osee. 9-13 Tyrus erat fundata in pulchritudine
Amos. 9- 6 Fasciculum suum super terram fundavit
Habac. 1-12 Fortem, ut corriperes, fundasti eum
Zach. 4- 9 Manus Zorobabel fundaverunt domum istam
8- 9 In die qua fundata est domus Domini
12- 1 Dom. extendens cœlum, et fundans terram
Matth. 7-25 Fundata enim erat super petram
Luc. 6-48 Fundata enim erat super petram
Ephes. 3-17 In charitate radicati, et fundati
Colos. 1-23 Si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles
Hebr. 1-10 In principio, Domine, terram fundasti

FUNDO, IS.

Gen. 9- 6 Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius
28-18 Erexit in titulum, fundens oleum desuper
38- 9 Introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram
Exod. 24- 6 Partem autem residuam fudit super altare
26-19 Quibus quadraginta bases argenteas fundes
-29 Et fundes in eis annulos aureos
29- 7 Et oleum unctionis fundes super caput ejus
-12 Sanguinem fundes juxta basim ejus
-16 Tolles de sanguine ejus et fundes circa altare
-20 Fundesque sanguinem super altare per circuitum
36-13 Unde et quinquaginta fudit circulos aureos
-34 Fusis basibus earum argenteis
-36 Fusis basibus earum argenteis
-38 Quas operuit auro, basesque earum fudit æneas
37-13 Fudit et quatuor circulos aureos
38- 5 Fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates
-30 Ex quibus fusæ sunt bases in introitu tabern.
Levit. 1- 5 Fundentes (*sanguinem*) per altaris circuit.
-11 Sanguinem vero illius fundent super altare
2- 1 Fundetq. super eam oleum, et ponet thus
- 6 Et fundes super eam oleum
-15 Fundens supra oleum, et thus imponens
3- 2 Fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem
- 8 Fundentque filii Aaron sanguinem ejus
-13 Et fundent filii Aaron sanguinem ejus
4- 7 Reliquum sanguinem fundet in basim altaris
-18 Reliquum a. sanguinem fundet juxta basim
-25 Et reliquum fundens ad basim ejus
-30 Reliquum fundet ad basim ejus
-34 Reliquum fundet ab basim ejus
7- 2 Sanguis ejus per gyrum altaris fundetur
-14 Erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem
8-12 Quod fundens sup. caput Aaron, unxit eum
-15 Fudit reliquum sanguinem ad fundamenta
-19 Fudit sanguinem ejus per circuitum altaris
-24 Reliquum fudit super altare per circuitum
9- 9 Et fudit residuum ad basim ejus
-12 Quem fudit per altaris circuitum
-18 Sanguinem, quem fudit super altare in circuitum
11-34 Si fusa fuerit sup. eum aqua, immundus erit
14-17 Fundet super extremum auriculæ dextræ ej.
16-10 Coram Domino, ut fundat preces super eo
-18 Et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super cornua ejus per gyrum
17- 4 Quasi si sanguinem fuderit, sic peribit
- 6 Fundetque sacerdos sanguinem super altare
-13 Fundat sanguinem ej., et operiat illum terra
21-10 Super cujus caput fusum est unctionis oleum
Num. 4- 7 Cyathos et crateras ad liba fundenda
5-15 Non fundet super eam oleum, nec imponet thus
15- 5 Et vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ dabit in holocaustum
-10 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ
18-17 Sanguinem tantum eorum fundes sup. altare
28-10 Quæ rite funduntur per singula sabbata
-14 Quæ per singulas fundenda sunt victimas
35- 6 Ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem
-11 Qui nolentes sanguinem fuderint
-15 Ut confugiat ad eas qui nolens sang. fuderit
-33 Qui alterius sanguinem fuderit
Deut. 12-24 Sed super terram fundes quasi aquam
-27 Sanguinem hostiarum fundes in altari
21- 9 Tu autem alienus eris ab innocentis cruore, qui fusus est
Judic. 6-20 Supra petram illam, et jus desuper funde
7-12 Om. Orientales populi, fusi jacebant in valle
14-16 Quæ fundebat apud Samson lacrymas
3 *Reg.* 7-46 Fudit ea rex in argillosa terra, inter Sochot
18-34 Implete quatuor hydrias aqua, et fundite super holocaustum
4 *Reg.* 3-11 Qui fundebat aquam super manus Eliæ
9- 3 Lenticulam olei, fundes super caput ejus
- 6 At ille fudit oleum super caput ejus, et ait
16-13 Et fudit sanguinem pacificorum
21-16 Et sanguinem innoxium fudit Manasses
1 *Par.* 28- 3 Eo quod sis vir bellator, et sanguinem fuderis
2 *Par.* 4-17 Fudit ea rex in argillosa terra, inter Sochot
6-19 Et audias preces, quas fundit famulus tuus
7- 1 Cumque complesset Salomon fundens preces
28- 2 Insuper et statuas fudit (*Achaz*) Baalim
29-22 Et fuderunt illum super altare, et illorum sanguinem super altare fuderunt
Et fuderunt super altare sanguinem
Judith. 8-14 Indulgentiam ejus fusis lacrymis postulemus
Job. 29- 6 Et petra fundebat mihi rivos olei
37-10 Et rursum latissimæ funduntur aquæ
-18 Cœlos, qui solidissimi quasi ære fusi sunt
38-38 Quando fundebatur pulvis in terra
Eccle. 2- 8 Feci mihi... scyphos et urceos in ministerio ad vina fundenda
Jerem. 6- 6 Et fundite circa Jerusalem aggerem
22-17 Et ad sanguinem innocentem fundendum
Baruc. 2-19 Nos fundimus preces, et petimus misericordiam
Ezech. 33-25 In sanguine comeditis... et sanguinem funditis
36-18 Pro sanguine quem fuderunt super terram
2 *Mac.* 4-37 Flexus ad misericordiam, lacrymas fudit
Luc. 22-20 In sanguine meo, qui pro vobis fundetur
Act. 22-20 Et cum funderetur sanguis Stephani testis

FUNDUM.

Judith. 5-12 Et isti pede sicco fundum maris perambulando transirent
Isai. 51-17 Usque ad fundum calicis soporis bibisti
-22 Fundum calicis indignationis meæ

FUNEBRIS.

Deut. 26-14 Nec expendi ex his quidquam in re funebri

FUNGOR.

Exod. 28- 1 Ut sacerdotio fungantur mihi: Aaron, Nadab
- 4 Ut sacerdotio fungantur mihi
-41 Ut sacerdotio fungantur mihi
29-44 Cum filiis suis, ut sacerdotio fungantur mihi
30-30 Ut sacerdotio fungantur mihi
31-10 Filiis ejus, ut fungantur officio suo in sacris
35-19 Ut sacerdotio fungantur mihi
39-24 Pontifex quando ministerio fungebatur
Levit. 7-35 Obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur
16-32 Ut sacerdotio fungatur pro patre suo
Num. 3- 3 Consecratæ manus ut sacerdotio fungerentur
- 4 Functique sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar
Deut. 10- 6 Sacerdotio functus est Eleazar filius ejus
20- 6 Ne forte..et alius homo ejus fungatur officio
Ruth. 4-16 Et nutricis ac gerulæ fungebatur officio
1 *Par.* 6-10 Ipse est qui sacerdotio functus est in domo
24- 2 Sacerdotioq. functus est Eleazar et Ithamar
2 *Par.* 11-14 Ne sacerdotio Domini fungerentur
Eccli. 45-19 Fungi sacerdotio, et habere laudem
50-15 Et consummatione fungens in ara
Ezech. 44-13 Et non appropinquabunt ad me ut sacerdotio fungantur mihi
Osee. 4- 6 Repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi
1 *Mac.* 10-42 Et hæc ad sacerdotes pertineant, qui ministerio funguntur
14-47 Et placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur
2 *Mac.* 4-11 De amicitia et societate functus est legatione
9-28 In montibus miserabili obitu vita functus est
Luc. 1- 8 Cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis
2 *Cor.* 5-20 Pro Christo ergo legatione fungimur
Ephes. 6-20 Pro qua legatione fungor in catena

FUNICULUS.

Exod. 35-18 Et atrii cum funiculis suis
39-40 (*Obtulerunt*) funiculosq. illius et paxillos
Num. 4-26 (*Ut portent*) funiculos, et vasa ministerii
Deut. 22-12 Funiculos in fimbriis facies
32- 9 Jacob funiculus hæreditatis eju
Josue. 2-18 Signum fuerit funiculus iste coccineus
-21 Appendit funiculum coccineum in fenestra
17- 5 Et ceciderunt funiculi Manasse
-14 Dedisti mihi possessionem sortis et funiculi
19- 9 In possessione et funiculo filiorum Juda
-29 Exitus ejus in mare de funiculo Achziba
2 *Reg.* 8- 2 Et mensus est eos funiculo
Mensus est autem duos funiculos
3 *Reg.* 7-41 Columnas duas, et funiculos capitellorum
Ut operirent duos funiculos
-42 Ad operiendos funiculos capitellorum
20-31 Ponamus... et funiculos in capitibus nostris
-32 Posuerunt funiculos in capitibus suis
4 *Reg.* 21-13 Extendam super Jerusalem funiculum Samariæ
1 *Par.* 16-18 Tibi dabo terram Chanaan, funiculum hæreditatis vestræ
2 *Par.* 4- 2 Et funiculus triginta cubitorum ambiebat
Esth. 13-17 Propitius esto sorti et funiculo tuo

Psal. 77-54 Divisit eis terram in funiculo distributionis
104-11 Tibi dabo terram Chanaan funiculum hæreditatis vestræ
138- 3 Et funiculum meum investigasti
Eccle. 4-12 Funiculus triplex difficile rumpitur
12- 6 Antequam rumpatur funiculus argenteus
Isai. 3-24 Erit... pro zona funiculus
5-18 Væ qui trahitis iniquitatem in funiculis vanitatis
33-20 Et omnes funiculi ejus non rumpentur
-23 Laxati sunt funiculi tui
54- 2 Longos fac funiculos tuos
Jerem. 10-20 Omnes funiculi mei dirupti sunt
38-11 Et submisit ea ad Jeremiam in lacum per funiculos
52-21 Et funiculus duodecim cubitorum circuibat
Thren. 2- 8 Tetendit funiculum suum, et non avertit
Ezech. 40- 3 Et funiculus lineus in manu ejus
47- 3 Qui habebat funiculum in manu sua
-13 Quia Joseph duplicem funiculum habet
Osee. 11- 4 In funiculis Adam traham eos
Amos. 7-17 Et humus tua funiculo metietur
Mich. 2- 5 Non erit tibi mittens funiculum sortis
Soph. 2- 5 Væ qui habitatis funiculum maris
- 6 Et erit funiculus maris requies pastorum
- 7 Et erit funiculus ejus, qui remanserit
Zach. 2- 1 Et in manu ejus funiculus mensorum
11- 7 Et alteram vocavi Funiculum
-14 Secundam, quæ appellabatur Funiculus
Joan. 2-15 Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis

FUNIS.

Num. 3-26 Funes tabernaculi et omnia utensilia ejus
-37 Columnæque... et paxilli cum funibus
4-32 Cum basibus et paxillis et funibus suis
Josue. 2-15 Demisit ergo eos per funem de fenestra
Judic. 15-13 Ligaveruntque eum duobus novis funibus
16- 7 Si septem nerviceis funibus
- 8 Attuleruntque ad eam... septem funes
-11 Si ligatus fuero novis funibus
2 Reg. 17-13 Circumdabit o. Israël civitati illi funes
22- 6 Funes inferni circumdederunt me
Esth. 1- 6 Sustentata funibus byssinis, atque purpureis
Job. 12-18 Et præcingit fune renes eorum
36- 8 Et vinciantur funibus paupertatis
40-20 Et fune ligabis linguam ejus
Psal. 15- 6 Funes ceciderunt mihi in præclaris
118-61 Funes peccatorum circumplexi sunt me
139- 6 Et funes extenderunt in laqueum
Prov. 5-22 Funibus peccatorum suorum constringitur
7-16 Intexui funibus lectulum meum
Jerem. 38- 6 Submiserunt Jeremiam funibus in lacum
-12 Sub cubito manuum tuarum, et super funes
-13 Et extraxerunt Jeremiam funibus
Baruc. 6-42 Mulieres a. circumdatæ funibus in viis
-43 Neque funis ejus diruptus sit
Ezech. 27-24 Obvolutæ et astrictæ erant funibus
Act. 27-32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ

FUNUS.

Gen. 23- 3 Cumque surrexisset ab officio funeris
Num. 6- 7 Fratris sororisque funere contaminabitur

FUR.

Exod. 22- 2 Si effringens fur domum sive suffodiens
- 7 Si invenitur fur, duplum reddet
- 8 Si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos
Job. 24-14 Per noctem vero erit quasi fur
Psal. 49-18 Si videbas furem, currebas cum eo
Prov. 29-24 Qui cum fure participat, odit animam suam
Eccli. 5-17 Super furem e. est confusio et pœnitentia
20-27 Potior fur quam assiduitas viri mendacis
Isai. 1-23 Principes tui infideles, socii furum
Jerem. 2-26 Quomodo confunditur fur quando deprehenditur
48-27 Quasi inter fures reperisses eum
49- 9 Si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret
Baruc. 6-56 Non a furibus, neque a latronibus se liberabunt dii lignei
Osee. 7- 1 Et fur ingressus est spolians
Joel. 2- 9 Per fenestras intrabunt quasi fur
Abdiæ. - 5 Si fures introissent... quomodo conticuisses?
Zach. 5- 3 Quia omnis fur, sicut ibi scriptum est, judicabitur
- 4 Et veniet ad domum furis
Matth. 6-19 Et ubi fures effodiunt, et furantur
-20 Et ubi fures non effodiunt, nec furantur
24-43 Si sciret... qua hora fur venturus esset
Luc. 12-33 Quo fur non appropiat, neque tinea corrumpit
-39 Si sciret... qua hora fur veniret
Joan. 10- 1 Ascendit aliunde, ille fur est, et latro
- 8 Fures sunt, et latrones, et non audierunt
Joan. 10-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet
12- 6 Sed quia fur erat, et loculos habens
1 Cor. 6-10 Neque fures... regnum Dei possidebunt
1 Thes. 5- 2 Dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet
- 4 Ut vos dies illa tanquam fur comprehendat
1 Petr. 4-15 Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur
2 Petr. 3-10 Adveniet autem dies Domini ut fur
Apoc. 3- 3 Veniam ad te tanquam fur, et nescies
16-15 Ecce venio sicut fur. Beatus qui vigilat

FURIBUNDUS.

3 Reg. 20-43 Et furibundus venit in Samariam

FURIOSUS.

1 Reg. 21-15 An desunt nobis furiosi, quod introduxistis istum
Prov. 22-24 Neque ambules cum viro furioso

FURNI.

Exod. 8- 3 Et in furnos tuos, et in reliquias ciborum
2 Esdr. 3-11 Ædificavit Melchias... et turrim furnorum
12-37 Super murum et super turrim furnorum

FURO.

1 Reg. 21-15 Introduxistis istum, ut fureret me præsente
Isai. 37-29 Cum fureres adversum me, superbia tua ascendit in aures meas
Osee. 7- 5 Cœperunt principes furere a vino

FUROR. *Verbum.*

Gen. 31-19 Et Rachel furata est idola patris sui
-30 Cur furatus es deos meos?
-32 Ignorabat quod Rachel furata esset idola
44- 5 Scyphus, quem furati estis, ipse est in quo bibit dominus meus
- 8 Quomodo consequens est ut furati simus
-17 Qui furatus est scyphum, ipse sit servus
Exod. 21-16 Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit
22- 1 Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem
- 4 Si inventum fuerit ap. eum quod furatus est
Josue. 7-11 Et furati sunt atque mentiti
2 Reg. 19-41 Quare te furati sunt fratres nostri
21-12 Qui furati fuerant ea de platea Bethsan
4 Reg. 11- 2 Furata est eum de medio filiorum regis
2 Par. 22-11 Et furata est eum de medio filiorum regis
Prov. 6-30 Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit: furatur enim ut esurientem impleat animam
30- 9 Aut egestate compulsus furer
Jerem. 7- 9 Furari, occidere, adulterari, jurare
23-30 Qui furantur verba mea
Abdiæ. - 5 Nonne furati essent sufficientia sibi?
2 Mac. 4-32 Aurea quædam vasa e templo furatus donavit Andronico
Matth. 6-19 Et ubi fures effodiunt, et furantur
-20 Et ubi fures non effodiunt, nec furantur
27-64 Et furentur eum, et dicant plebi: Surrexit
28-13 Et furati sunt eum, nobis dormientibus
Marc. 10-19 Ne fureris, Ne falsum testimonium dixeris
Joan. 10-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet
Rom. 2-21 Qui prædicas non furandum, furaris
13- 9 Non adulterabis: Non occides: Non furaberis
Ephes. 4-28 Qui furabatur, jam non furetur

FUROR. *Substant.*

Gen. 27-44 Donec requiescat furor fratris tui
49- 6 Quia in furore suo occiderunt virum
- 7 Maledictus furor eorum, quia pertinax
Exod. 15- 8 In spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ
22-24 Indignabitur furor meus, percutiamque vos
32-10 Ut irascatur furor meus contra eos, et deleam eos
-11 Cur, Domine, irascitur furor tuus
Levit. 26-28 Incedam adversus vos in furore contrario
Num. 11-10 Iratusque est furor Domini valde
-33 Ecce furor Domini concitatus in populum
25- 4 Ut avertatur furor meus ab Israel
32-14 Ut augeretis furorem Domini contra Israel
Deut. 6-15 Nequando irascatur furor Domini Dei tui contra te
7- 4 Irasceturq. furor Domini, et delebit te cito
13-17 Ut avertatur Dominus ab ira furoris sui
28-28 Percutiat te Dominus amentia et cæcitate ac furore mentis
29-20 Sed tunc quam maxime furor ejus fumet
-23 Quas subvertit Dom. in ira et furore suo
-24 Quæ est hæc ira furoris ejus immensa?
-27 Idcirco iratus est furor Domini contra terram istam
-28 Et ejecit eos de terra sua in ira et in furore
31-17 Irascetur furor meus contra eum in die illo
32-22 Ignis succensus est in furore meo, et ardebit
-24 Cum furore trahentium super terram
33-10 Ponent thymiama in furore tuo
Josue. 7-26 Et aversus est furor Domini ab eis
23-16 Velociter consurget in vos furor Domini
Judic. 2-20 Iratusque est furor Domini in Israel, et ait
6-39 Ne irascatur furor tuus contra me
20- 5 Volentes me occidere, et uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes
1 Reg. 11- 6 Et iratus est furor ejus nimis
20-34 Surrexit ergo Jonathas a mensa in ira furoris
28-18 Neque fecisti iram furoris ejus in Amalec
2 Reg. 22-16 Ab inspiratione spiritus furoris ejus
24- 1 Et addidit furor Domini irasci contra Israël
4 Reg. 13- 3 Iratusque est furor Domini contra Israel
19-27 Ego præscivi et furorem tuum contra me
23-26 Verumtamen non est aversus Dominus ab ira furoris sui magni, quo iratus est furor ejus contra Judam
2 Par. 12- 7 Et non stillabit furor meus super Jerusalem
28-11 Quia magnus furor Domini imminet vobis
-13 Et ira furoris Domini imminet super Israël
29- 8 Concitatus est itaque furor Domini
-10 Et avertet a nobis furorem iræ suæ
30- 8 Et avertetur a vobis ira furoris ejus
34-21 Magnus e. furor Domini stillavit super nos
-25 Idcirco stillabit furor meus super locum ist.
36-16 Donec ascenderet furor Domini in populum ejus
1 Esdr. 8-22 Et fortitudo ejus, et furor super omnes
Judith. 5- 2 Et furore nimio exarsit in iracundia magna
8-12 Qui iram excitet, et furorem accendat
Esth. 1-12 Unde iratus rex, et nimio furore succensus
15-10 Ardentibus oculis furorem pectoris indicasset
Job. 9- 5 Nescierunt hi quos subvertit in furore suo
14-13 Abscondas me, donec pertranseat furor tuus
16-10 Collegit furorem suum in me
18- 4 Qui perdis animam tuam in furore tuo
19-11 Iratus est contra me furor ejus
20-23 Ut emittat in eum iram furoris sui
-28 Domus illius, detrahetur in die furoris Dei
21-17 Et dolores dividet furoris sui?
-20 Et de furore Omnipotentis bibet
-30 Malus, et ad diem furoris ducetur
30-28 Mœrens incedebam, sine furore; consurgens
35-15 Nunc enim non infert furorem suum
40- 6 Disperge superbos in furore tuo
42- 7 Iratus est furor meus in te, et in duos amic.
Psal. 2- 5 In ira sua, et in furore suo conturbabit eos
6- 2 Domine, ne in furore tuo arguas me
- 8 Turbatus est a furore oculus meus
36- 8 Desine ab ira, et derelinque furorem
37- 2 Domine, ne in furore tuo arguas me
57- 5 Furor illis secundum similitudin. serpentis
68-25 Et furor iræ tuæ comprehendat eos
73- 1 Iratus est furor tuus super oves pascuæ tuæ
87- 8 Super me confirmatus est furor tuus
89- 7 In ira tua, et in furore tuo turbati sumus
105-40 Iratus est furore Dominus in populum suum
123- 3 Cum irasceretur furor eorum in nos
Prov. 6-34 Zelus et furor viri non parcet in die vindictæ
11-23 Præstolatio impiorum furor
15- 1 Sermo durus suscitat furorem
27- 4 Ira non habet misericordiam, nec erumpens furor
29- 8 Sapientes vero avertunt furorem
Eccli. 27-33 Ira et furor, utraque execrabilia sunt
36- 8 Excita furorem, et effunde iram
39-16 Ut enarrem: ut furore enim repletus sum
-33 In furore suo confirmaverunt tormenta sua
-34 Et furorem ejus qui fecit illos, placabunt
40- 4 Furor, zelus, tumultus, fluctuatio, et timor
Isai. 5-25 Ideo iratus est furor Domini in populum
In his omnibus non est aversus furor ejus
7- 4 In ira furoris Rasin regis Syriæ
9-12 In omnibus his non est aversus furor ejus
-17 In omnibus his non est aversus furor ejus
-21 In omnibus his non est aversus furor ejus
10- 4 Super omn. his non est aversus furor ejus
- 5 Virga furoris mei et baculus ipse est
- 6 Et contra populum furoris mei mandabo illi
-25 Et furor meus super scelus eorum
12- 1 Conversus est furor tuus, et consolatus es me
13- 5 Vasa furoris ej. ut disperdat omnem terram
- 9 Et indignationis plenus, et iræ furorisque
-13 Et propter diem iræ furoris ejus
14- 6 Subjicientem in furore gentes, persequent.
30-27 Ardens furor ejus, et gravis ad portandum
-30 Et terrorem brachii sui ostendet in comminatione furoris
34- 2 Et furor super universam militiam eorum
42-25 Effudit super eum indignationem furoris sui
44-25 Et ariolos in furorem vertens
48- 9 Propter nomen meum longe faciam furorem meum
51-13 Formidasti jugiter tota die a facie furoris ej. Ubi nunc est furor tribulantis?

Isai. 63- 3 Calcavi eos in furore meo, et conculcavi eos
- 6 Et conculcavi populos in furore meo
65- 5 Isti fumus erunt in furore meo, ignis ardens
66-15 Reddere in indignatione furorem suum
Jerem. 2-35 Et propterea avertatur furor tuus a me
4- 8 Quia non est aversa ira furoris Dom. a nobis
-26 A facie Domini, et a facie iræ furoris ejus
6-11 Idcirco furore Domini plenus sum
7-20 Ecce furor meus, et indignatio mea
-29 Et reliquit generationem furoris sui
10-24 Corripe me, Domine, verumtamen in judicio, et non in furore tuo
12-13 Confundemini...propter iram furoris Dom.
15-14 Quia ignis succensus est in furore meo
17- 4 Quoniam ignem succendisti in furore meo
18-23 In tempore furoris tui abutere eis
21- 5 Debellabo..vos in..brachio forti et in furore
23-20 Non revertetur furor Domini, usque dum faciat
25-15 Sume calicem vini furoris hujus de manu m.
-37 Conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris Domini
-38 A facie iræ furoris Domini
30-23 Ecce turbo Domini, furor egrediens
32-31 Quia in furore... facta est mihi civitas hæc
-37 Ad quas ejeci eos in furore meo et in ira mea
33- 5 Quos percussi in furore meo et in indignat.
36- 7 Quoniam magnus furor et indignatio est
42-18 Sicut conflatus est furor meus, et indignatio
44- 6 Et conflata est indignatio mea et furor meus
49-37 Adducam super eos malum, iram furoris
51-45 Ut salvet unusquisque animam suam ab ira furoris Domini
52- 3 Quoniam furor Domini erat in Jerusalem
Thren. 1-12 Ut locutus est Dominus in die iræ furoris sui
2- 1 Quomodo obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion
Et non est recordatus... in die furoris sui
- 2 Destruxit in furore suo munitiones virginis Juda, et dejecit in terram
- 3 Confregit in ira furoris sui omne cornu Isr.
- 6 In indignationem furoris sui (*tradidit*) regem
-21 Interfecisti in die furoris tui : percussisti
-22 Non fuit in die furoris Domini qui effugeret
3-43 Operuisti in furore, et percussisti nos
-60 Vidisti omnem furorem, univ. cogitationes
-66 Persequeris in furore, et conteres eos
4-11 Complevit Dominus furorem suum
Baruc. 1-13 Et non est aversus furor ejus a nobis
2-20 Misisti iram tuam et furorem tuum super nos
Ezech. 5-13 Et complebo furorem meum
-15 Cum fecero in te judicia in furore
7- 3 Et immittam furorem meum in te
- 8 Et complebo furorem meum in te
-19 Non valebit liberare eos in die furoris Dom.
8-18 Ergo et ego faciam in furore
9- 8 Effundens furorem tuum super Jerusalem
13-13 Et imber inundans in furore meo erit
16-38 Et dabo te in sanguinem furoris et zeli
20-13 Ut effunderem furorem meum super eos
-21 Ut effunderem furorem meum super eos
-33 Et in furore effuso regnabo super vos
-34 Et in furore effuso regnabo super vos
21-31 In igne furoris mei sufflabo in te
22-20 Sic congregabo in furore meo, et in ira mea
-21 Et succendam vos in igne furoris mei
-24 Immunda, et non compluta in die furoris
23-25 Quem exercent tecum in furore
25-14 Et facient in Edom juxta... furorem meum
-17 Faciamque in eis ultiones magnas arguens in furore
36- 6 Et in furore meo locutus sum
38-18 Ascendet indignatio mea in furore meo
Dan. 2-12 Rex in furore, et in ira magna, præcepit
3-13 Nabuchodonosor in furore et in ira præcepit
-19 Tunc Nabuchodonosor repletus est furore
9-16 Avertatur, obsecro... furor tuus, a civitate tua Jerusalem
11-20 Conteretur, non in furore, nec in prælio
Osee. 7-16 Cadent in gladio principes eorum, a furore linguæ suæ
8- 5 Iratus est furor meus in eos
11- 9 Non faciam furorem iræ meæ
13-11 Dabo tibi regem in furore meo, et auferam
14- 5 Quia aversus est furor meus ab eis
Amos. 1-11 Tenuerit ultra furorem suum, et indignat.
Jonæ. 3- 9 Et revertatur a furore iræ suæ, et non peribimus
Mich. 5-14 Faciam in furore et in indignatione ultionem
7-18 Non immittet ultra furorem suum
Nahum. 1- 2 Ulciscens Dominus, et habens furorem
- 6 Quis stabit? et quis resistet in ira furoris ej.?
Habac. 3- 8 Numquid... in fluminibus furor tuus?
Habac. 3-12 Conculcabis terram: in furore obstupefacies gentes
Soph. 2- 2 Antequam veniat super vos ira furoris Dom.
- 3 Si quomodo abscondamini in die furoris D.
3- 8 Effundam super eos... omnem iram furoris
Zach. 10- 3 Super pastores iratus est furor meus
1 Mac. 2-24 Et accensus est furor ejus secundum judicium legis
Marc. 3-21 Dicebant e. : Quoniam in furorem versus est
Apoc. 19-15 Et ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei

FURTIM.

Judith. 7- 7 Ex quibus furtim videbantur haurire aquam

FURTIVE.

Job. 4-12 Et quasi furtive suscepit auris mea

FURTIVUS, A.

Tobiæ. 2-21 Videte, ne forte furtivus sit, reddite eum
Prov. 9-17 Aquæ furtivæ dulciores sunt

FURTUM.

Gen. 30-33 Furti me arguent
31-32 Quod autem furti me arguis?
-39 Quidquid furto peribat, a me exigebas
40-15 Quia furto sublatus sum de terra Hebræor.
Exod. 20-15 Non furtum facies
22- 3 Si non habuerit quod pro furto reddat
- 7 Et ab eo qui susceperat, furto ablata fuerint
-12 Quod si furto ablatum fuerit, restituet
Levit. 19-11 Non facietis furtum. Non mentiemini
Deut. 5-19 Furtumque non facies
1 Par. 2- 7 Et peccavit in furto anathematis
Tobiæ. 2-21 Non licet nobis aut edere ex furto aliquid
Sap. 14-25 Sanguis, homicidium, furtum et fictio
Eccli. 41-24 De furto, de veritate Dei, et testamento
Osee. 4- 2 Et furtum, et adulterium inundaverunt
Matth. 15-19 Fornicationes, furta, falsa testimonia
19-18 Non adulterabis : Non facies furtum
Marc. 7-22 Furta, avaritiæ, nequitiæ, dolus
Luc. 18-20 Non mœchaberis : Non furtum facies
Apoc. 9-21 Neque a fornicatione sua, neque a furtis s.

FURVUM.

Gen. 30-32 Quodcumque furvum, et maculosum... erit merces mea
-33 Omnia... furva, tam in ovibus quam in capris, furti me arguent

FUSCA.

Cant. 1- 5 Nolite me considerare quod fusca sim

FUSCINULA.

Exod. 27- 3 Faciesque... et forcipes atque fuscinulas
38- 3 Paravit ex ære... fuscinulas, uncinos
Num. 4-14 Fuscinulas ac tridentes, uncinos et batilla
1 Reg. 2-13 Et habebat fuscinulam tridentem in manu
-14 Et omne quod levabat fuscinula, tollebat sacerdos sibi
3 Reg. 7-50 Et hydrias, et fuscinulas, et phialas
4 Reg. 12-13 Non fiebant... fuscinulæ, et thuribula, et tubæ
1 Par. 28-17 Ad fuscinulas quoque, et phialas, et thuribula

FUSILIS, E.

3 Reg. 7-16 Duo quoque capitella fecit... fusilia ex ære
-17 Utrumque capitellum columnarum fusile erat
-23 Fecit quoque mare fusile decem cubitorum
-24 Duo ordines sculpturarum... erant fusiles
-30 Quasi humeruli subter luterem fusiles
-33 Et canthi, et modioli, omnia fusilia
-34 Ex ipsa basi fusiles et conjuncti erant
2 Par. 4- 2 Mare etiam fusile decem cubitis a labio
- 3 Boves autem erant fusiles
Job. 41- 6 Corpus illius quasi scuta fusilia

FUSORIUM.

Exod. 32- 4 Formavit opere fusorio, et fecit... vitulum

FUSTIS.

Num. 22-27 Vehementius cædebat fuste latera ejus
Dan. 14-25 Et interficiam draconem absque gladio et fuste
2 Mac. 4-41 Alii lapides, alii fustes validos arripuere
Matth. 26-47 Et cum eo turba multa, cum gladiis et fustibus
-55 Tanquam ad latrones existis cum gladiis et fustibus
Luc. 22-52 Quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus

FUSURA.

3 Reg. 7-37 Fecit decem bases, fusura una

FUSUS.

2 Reg. 3-29 Leprosus, et tenens fusum, et cadens gladio
Prov. 31-19 Et digiti ejus apprehenderunt fusum

FUTURUS.

Gen. 15-13 Quod peregrinum futurum sit semen tuum
18-18 Cum futurus sit in gentem magnam
25-22 Si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere?
41-11 Uterque vidimus somnium præsagum futurorum
-35 Qui jam nunc futuri sunt, congreget in horrea
-36 Et præparetur futuræ septem annorum fami
Exod. 10-14 Non fuerant, nec postea futuræ sunt
11- 6 Nec ante fuit, nec postea futurus est
16-32 Et custodiatur in futuras retro generationes
Josue. 9-16 In vicino habitarent, et inter eos futuri essent
23- 7 Quæ inter vos futuræ sunt, juretis
1 Reg. 2-36 Futurum est autem, ut quicumque remanserit in domo tua
1 Par. 17-17 Super domum servi tui etiam in futurum
Judith. 10-12 Futurum agnovi, quod dentur vobis
Prov. 13-13 Qui detrahit alicui rei, ipse se in futurum obligat
24-20 Quoniam non habent futurorum spem mali
Eccle. 1- 9 Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est
-11 Nec eorum quidem, quæ postea futura sunt, erit recordatio apud eos, qui futuri sunt in novissimo
2-16 Futura tempora oblivione cuncta pariter operient
3-15 Quæ futura sunt, jam fuerunt
-22 Quis enim eum adducet, ut post se futura cognoscat?
4-16 Qui postea futuri sunt, non lætabuntur in eo
6-10 Qui futurus est, jam vocatum est nomen ej.
7- 1 Quis ei poterit indicare quid post eum futurum sub sole sit?
- 3 Et vivens cogitat quid futurum sit
8- 7 Et futura nullo scire potest nuntio
9- 2 Sed omnia in futurum servantur incerta
10-14 Et quid post se futurum sit; quis ei poterit indicare
11- 2 Quia ignoras quid futurum sit mali super terram
Sap. 8- 8 Scit præterita, et de futuris æstimat
-13 Memoriam æternam his qui post me futuri sunt, relinquam
19- 1 Præsciebat enim et futura illorum
Eccli. 9-16 Non enim scis quæ futura sit illius subversio
24-14 Usque ad futurum sæculum non desinam
48-28 Ostendit futura, et abscondita antequam evenirent
Isai. 9- 6 Deus, fortis, pater futuri sæculi, princeps pacis
41-23 Annuntiate quæ ventura sunt in futurum
42-23 Quis est in vobis qui... et auscultet futura?
44- 7 Ventura, et quæ futura sunt, annuntiat eis
Jerem. 14- 8 Quare quasi colonus futurus es in terra?
- 9 Quare futurus es velut vir vagus?
Baruc. 6-47 Reliquerunt autem falsa, et opprobrium postea futuris
Ezech. 16-16 Fornicata es super eis, sicut non est factum, neque futurum est
Dan. 2-29 Tu, rex, cogitare cœpisti, in strato tuo, quid esset futurum post hæc
8-19 Ego ostendam tibi quæ futura sunt
Soph. 3- 8 Expecta me... in die resurrectionis meæ in futurum
Aggæi. 2-19 Ponite corda vestra ex die ista, et in futurum
1 Mac. 15- 8 Et quæ futura sunt regi... remittuntur tibi
2 Mac. 7-19 Ne existimes tibi impune futurum
9-17 Super hæc, et Judæum se futurum
15-20 Cum jam omnes sperarent judicium futurum
Matth. 2-13 Futurum est e. ut Herodes quærat puerum
12-32 Non remittetur ei, neque in hoc sæculo, neque in futuro
Marc. 10-30 Qui non accipiat... in sæculo futuro vitam æternam
Luc. 9-44 Filius enim hominis futurum est ut tradatur
13- 9 Sin autem, in futurum succides eam
21-36 Fugere ista omnia, quæ futura sunt
22-49 Videntes... quod futurum erat, dixerunt ei
Act. 11-28 Significabat per Spiritum famem magnam futuram
24-15 Spem habens... resurrectionem futuram justorum
-25 Disputante autem illo...et de judicio futuro
26-22 Quæ Prophetæ locuti sunt futura esse
Rom. 5-14 Adæ, qui est forma futuri
8-18 Ad futuram gloriam, quæ revelabitur

Rom. 8-38 Neque instantia, neque futura, neque fortitudo
1 Cor. 3-22 Sive præsentia, sive futura
15-37 Non corpus, quod futurum est, seminas
Ephes. 1-21 Non solum in hoc sæculo, sed etiam in futuro
Colos. 2-17 Quæ sunt umbra futurorum : corpus autem Christi

1 Tim. 4- 8 Promissionem habens vitæ, quæ nunc est, et futuræ
6-19 Thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum
Hebr. 2- 5 Non enim Angelis subjecit Deus orbem terræ futurum
9-11 Assistens pontifex futurorum bonorum
10- 1 Umbram e. habens lex futurorum bonorum

Hebr. 11-20 Fide et de futuris benedixit Isaac Jacob et Esaü
13-14 Sed futuram inquirimus (*civitatem*)
1 Petr. 1-10 Qui de futura in vobis gratia prophetaverunt
5- 1 Qui et ejus, quæ in futuro revelanda est, gloriæ communicator
2 Joan. -12 Spero enim me futurum apud vos

G

GAA

GAAL.

Anno mundi 2803, ante J. Ch. 1251. Filius Obed. Vir cognatione magna, opibus virisque potens, popularis et gratiosus : ex qua tribu, aut urbe fuerit, non exponitur in sacro textu. Tempore quo gemebat civitas Sichem sub oppressione et tyrannide Abimelech, Gaal filius Obed venit cum fratribus suis, et transivit in Sichimam, ut eam liberaret. Cujus adventu alacres facti Sichimitæ, quod prius facere non audebant præ timore, colligendis uvis insistunt, vinum exprimunt, et inter vulgarem vindemiatorum lasciviam Abimelecho maledicunt, cantantes, choros ducentes; templumque dei sui Baal ingredientes, eum laudant, ei de excusso Abimelechi jugo gratias agunt, hostiasque immolant. Imo et Gaal a patre invisum Abimelechum reddebat, Gedeonem invidiose Jerobaal appellans; ut patratam ab illo eversionem aræ Baal, cui Sichimitæ erant valde addicti, revocaret in memoriam, palam clamabat : Quis est Abimelech? et quæ est Sichem, ut serviamus ei? Numquid non est filius Jerobaal? utinam daret aliquis populum istum sub manu mea, ut auferrem de medio Abimelech! Zebul princeps civitatis auditis sermonibus Gaal filii Obed, iratus est valde, et misit clam ad Abimelech nuntios, ut nocte veniret cum populo, in agro latitaret, et primo mane, oriente sole, in civitatem quam concitabat Gaal irrueret. Cumque Gaal vidisset populum de montibus descendentem, egressus est, et pugnavit contra Abimelech, qui persecutus est eum fugientem, et in urbem compulit. Zebul autem Gaal et socios ejus expulit de urbe, nec in ea passus est commorari. In principio autem Zebul iste proditor simulabat amicitiam cum Gaal; porro cum adventantem vidisset multitudinem Abimelech, non jam simulavit, et amarulenta eorum exprobratione quæ Gaal dixerat, eum ad manus cum Abimelech conserendas impulit : ex quo patet duas esse in Sichem factiones; alteram Zebul, alteram vero sequi Gaal.

Judic. 9-26 Venit autem Gaal filius Obed cum fratribus
-28 Clamante Gaal filio Obed : Quis est Abimelech?
-30 Auditis sermonibus Gaal filii Obed
-31 Ecce, Gaal filius Obed venit in Sichimam
-35 Egressusque est Gaal filius Obed, et stetit
-36 Cumque vidisset populum Gaal, dixit ad Zebul
-37 Rursumque Gaal ait : Ecce populus
-39 Abiit ergo Gaal, spectante Sichimorum populo
-41 Zebul a. Gaal et socios ejus expulit de urbe

GAAS.

Mons in tribu Ephraïm, ubi sepultus est Josue.

Josue. 24-30 A Septentrionali parte montis Gaas
Judic. 2- 9 A Septentrionali plaga montis Gaas

GAAS.

Torrens qui a monte Gaas in Occasum decurrens, Lyddam et Arimathiam alluens, in mare Magnum effunditur.

2 Reg. 23-30 Heddaï de torrente Gaas

GAB

1 Par. 11-32 Huraï de torrente Gaas

GABA.

Conjuncta est Gaba, civitas Equitum, monti Carmelo, prope fines Ptolemaidis, et qua a Ptolemaide Cæsaream iter est.

Isai. 10-29 Transierunt cursim, Gaba sedes nostra

GABAA.

Duodecima et ultima urbs primæ partis tribus Benjamin. Levitis postea assignata est. Gabaa ista est civitas in qua uxor Levitæ a Gabaanitis in libidine extincta est, quapropter cæteræ omnes tribus Israel tribum Benjamin pene totam deleverunt. Erat et domus Saül in Gabaa, ipseque morabatur in extrema parte Gabaa sub malo granato, quæ erat in Magron. David percussit Philisthiim de Gabaa usque dum venias Gezer; et Gabaa ab Asa rege Judæ extructa fuit e lapidibus et lignis quæ Baasa rex Israel attulerat ad Ramam muniendam.

Judic. 19-12 Sed transibo usque Gabaa
-14 Occubuitque eis sol juxta Gabaa, quæ est in tribu Benjamin
-16 Et peregrinus habitabat in Gabaa
20- 4 Veni in Gabaa Benjamin cum uxore mea
- 9 Sed hoc contra Gabaa in commune faciamus
-10 Ut... possimus pugnare contra Gabaa Benjamin
-13 Tradite homines de Gabaa, qui hoc flagitium perpetrarunt
-14 Sed ex cunctis urbibus quæ sortis suæ erant, convenerunt in Gabaa
-15 Inventique sunt viginti quinque millia... præter habitatores Gabaa
-19 Filii Israël... castrametati sunt juxta Gabaa
-21 Egressique filii Benjamin de Gabaa, occiderunt
-25 Eruperunt filii Benjamin de portis Gabaa
-29 Posueruntque filii Israël insidias per circuitum urbis Gabaa
-31 Una ferebatur in Bethel, et altera in Gabaa
-43 Ceciderunt, atque prostrati sunt ad Orientalem plagam urbis Gabaa
1 Reg. 7- 1 Intuler. eam in domum Abinadab in Gabaa
10-26 Saül abiit in domum suam in Gabaa
11- 4 Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saülis
13- 2 Mille autem cum Jonatha in Gabaa Benjam.
- 3 Percussit Jonathas stationem Philisthinorum, quæ erat in Gabaa
-15 Ascendit de Galgalis in Gabaa Benjamin Venientes de Galgala in Gabaa
-16 Saül et Jonathas... erat in Gabaa Benjamin
14- 2 Saül morabatur in extrema parte Gabaa
- 5 Scopulus... alter ad Meridiem contra Gabaa
-16 Speculatores Saül, qui erant in Gabaa
15-34 Saül vero ascendit in domum suam in Gabaa
22- 6 Saül autem cum maneret in Gabaa
23-19 Ascenderunt a. Ziphæi ad Saül in Gabaa
26- 1 Et venerunt Ziphæi ad Saül in Gabaa
- 3 Castrametatus est Saül in Gabaa Hachila
2 Reg. 5-25 Percussit (*David*) Philisthiim, de Gabaa
21- 6 Ut crucifigamus eos Domino in Gabaa Saül
3 Reg. 15-22 Extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin
4 Reg. 23- 8 Ubi sacrificabant sacerdotes, de Gabaa
1 Par. 2-49 Genuit a. Saaph.. Suë... patrem Gabaa

GAB

1 Par. 8- 6 Principes cognationum habitantium in Gabaa
2 Par. 13- 2 Michaïa, filia Uriel de Gabaa
16- 6 Ædificavitque ex eis Gabaa, et Maspha
1 Esdr. 2-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
Judith. 3-14 Venit ad Idumæos in terram Gabaa
Osee. 5- 8 Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama
9- 9 Profunde peccaverunt, sicut in diebus Gabaa
10- 9 Ex diebus Gabaa, peccavit Israël, ibi steterunt : non comprehendet eos in Gabaa prælium

GABAA.

Altera est a præcedenti civitas tribus Juda. Ætate D. Hieronymi, viculus contra Orientalem plagam Daromæ. Describitur in libro Josue inter Accaïn et Thamna, in octava hujus tribus parte, ubi urbes decem.

Josue. 15-57 Accaïn, Gabaa, et Thamna.

GABAA.

Gabaa in qua erat domus Abinadab, ubi servabatur arca Domini : filiusque ejus Eleazar sanctificatus est ut illam custodiret, non est nomen urbis, sed commune vocabulum significans excelsum, *sive* collem; *quare LXX habent,* in colle. *Hic autem collis erat in urbe Cariathiarim, quod expresse habetur in 1 Paral. ubi hæc eadem narratur historia; sic enim legimus 1 Paral.* 13-6 : Ad collem Cariathiarim, qui est in Juda.

2 Reg. 6- 3 Tuleruntque eam de domo Abinadab, qui erat in Gabaa
- 4 De domo Abinadab, qui erat in Gabaa

GABAATH.

Vigesima quinta et penultima describitur inter urbes omnes tribus Benjamin. Eleazar filius Aaron mortuus est, et sepelierunt eum in Gabaath Phinees filii ejus, quæ data est ei in monte Ephraim. Est autem nunc, ait D. Hieronymus, Gabatha, villa in duodecimo lapide Eleutheropoleos, ubi et sepulcrum Ambacuc (Habacuc) prophetæ ostenditur.

Josue. 18-28 Jebus, quæ est Jerus., Gabaath et Cariath
24-33 Et sepelierunt eum in Gabaath Phinees filii
2 Reg. 23-29 Ithaï filius Ribaï de Gabaath
1 Par. 11-31 Ethaï filius Ribaï de Gabaath
Isai. 10-29 Obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit

GABAATHITES.

1 Par. 12- 3 Joas, filii Samaa, Gabaathites, et Jaziel

GABAE.

Urbs Levitica in tribu Benjamin

Josue. 21-17 De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon, et Gabaë

GABAON.

Civitas quondam regia, Hevæorum metropolis, cujus cives ultro se dederunt Israelitis, sorte contigit tribui Benjamin; postea facta confugii et Levitis concessa, quinquaginta circiter stadiis a Jerusalem, sita in monte Silo. Major erat oppido Hai, et omnes bellatores ejus erant fortissimi. Eam cum vellent expugnare reges Jerusalem, et Hebron, et Jerimoth, et Lachis, et Eglon,

quinque reges Amorrhæorum, quod Gabaonitæ supplices venissent ad Josue et sese dedissent Israelitis, Josue castra movit e Galgalis, repenteque irruens in sociatos reges, multos interfecit; plures autem Dominus grandine et lapidibus e cœlo demissis attrivit; sol et luna steterunt usque dum Israelitæ de hostibus omnino ulti fuissent. Nunc, ait D. Hieronymus, ostenditur villa eodem nomine in quarto milliario Bethelis contra Occidentalem plagam, juxta Rama et Remmon, ubi Salomon, hostiis immolatis, divinum meruit oraculum. Facta est fames tribus annis regnante David, et consuluit Dominum, responsumque obtinuit hanc esse famem ortam, eo quod zelo imprudenti Saül Gabaonitas occidisset. Ait ergo David Gabaonitis: Quomodo vobis vultis satisfieri, et expiari Saülis peccatum in vos commissum? Dixerunt: Dentur nobis septem viri de filiis Saül, ut crucifigamus eos Domino. In monte Gabaa, unde ortus erat Saül, eos a David traditos Gabaonitæ crucifixerunt. Ita placato Domino, cessavit fames. Postea Gabaonitæ dicti sunt Nathinæi. *Vide sub hoc verbo.*

Josue. 9- 3 At hi qui habitabant in Gabaon
-17 Quarum hæc vocabula sunt, Gabaon...
10- 2 Urbs enim magna erat Gabaon, et una civitatum regalium
- 4 Ferte præsidium, ut expugnemus Gabaon
- 5 Castrametati sunt circa Gabaon, oppugnantes eam
- 6 Habitatores autem Gabaon urbis obsessæ
-10 Contrivitque plaga magna in Gabaon
-12 Sol, contra Gabaon ne movearis, et luna, contra vallem Ajalon
-41 Omnem terram Gosen usque Gabaon
11-19 Præter Hevæum, qui habitabat in Gabaon
18-25 Gabaon, et Rama, et Beroth
21-17 De tribu a. filiorum Benjamin Gabaon, et Gabaë
2 Reg. 2-12 Isboseth filii Saül, de castris in Gabaon
-13 Et occurrerunt eis juxta piscinam Gabaon
-16 Vocatumque est nomen loci illius: Ager Robustorum, in Gabaon
-24 Qui est ex adverso vallis itineris deserti in Gabaon
3-30 Quod occidisset Asaël... in Gabaon in prælio
20- 8 Juxta lapidem grandem, qui est in Gabaon
3 Reg. 3- 4 Abiit itaque in Gabaon, ut immolaret ibi
Obtulit Salomon super altare illud in Gabaon
9- 2 Apparuit ei...sicut apparuerat ei in Gabaon
1 Par. 8-29 In Gabaon autem habitaverunt Abigabaon
9-35 In Gabaon autem commorati sunt
Pater Gabaon Jehiel, et nomen uxoris ejus..
14-16 Percussit... de Gabaon usque Gazera
16-39 Coram tabernaculo... quod erat in Gabaon
21-29 Ea tempestate erat in excelso Gabaon
2 Par. 1- 3 Abiit cum universa multitudine in excelsum Gabaon
-13 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon
2 Esdr. 3- 7 Ædificaverunt... viri de Gabaon et Maspha
7-25 Filii Gabaon, nonaginta quinque
Isai. 28-21 Sicut in valle, quæ est in Gabaon, irascetur
Jerem. 28- 1 Hananias filius Azur propheta de Gabaon
41-12 Invenerunt eum ad aquas multas, quæ sunt in Gabaon
-16 Et eunuchos, quos reduxerat de Gabaon

GABAONITÆ, ES.

Josue. 9-22 Vocavit Gabaonitas Josuë, et dixit eis
10- 1 Quod transfugissent Gabaonitæ ad Israël
2 Reg. 21- 1 Propter Saül... quia occidit Gabaonitas
- 2 Vocatis ergo Gabaonitis, rex dixit ad eos
Porro Gabaonitæ non erant de filiis Israël
- 3 Dixit ergo David ad Gabaonitas: Quid faciam vobis?
- 4 Dixeruntque ei Gabaonitæ
- 9 Et dedit eos in manus Gabaonitarum
1 Par. 12- 4 Samaïas quoque Gabaonites fortissimus
2 Esdr. 3- 7 Ædificaverunt Meltias Gabaonites et Jadon

GABATHON.

Civitas tribus Dan Levitis data, et postea a Philisthæis occupata; ideo dicitur urbs Philisthinorum in libro tertio Regum 16-15, *ubi vocatur Gebbethon.*

Josue. 21-23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon

GABBATHA.

Cum Pilatus Judæorum sermones audisset, nempe si Jesum dimitteret, inimicum fore Cæsari, veritus ne apud Cæsarem perduellionis et perfidiæ accusaretur, adduxit foras Jesum et sedit pro tribunali in loco qui dicitur Lithostrotos, Hebraice autem Gabbatha. Dicebatur Lithostrotos, id est, lapidibus stratus, eo quod tribunalia solent ab humo erigi altius, lapidibus dolatis et quadratis; Gabbatha autem significat Locum altum et editum. Ex hoc loco Pilatus tradidit Jesum Judæis ut crucifigeretur.

Joan. 19-13 In loco qui dicitur Lithostrotos, Hebraïce autem Gabbatha

GABEE.

Urbs Levitica in tribu Benjamin.

Josue. 18-24 Villa Emona, et Ophni, et Gabee
1 Par. 6-60 De tribu a. Benjamin, Gabee et suburbana

GABELUS.

Anno mundi 3314, Romæ 14, ante J. Ch. 740. Israëlita e tribu Nephthali. Osee rex Israel una cum Ægyptiorum rege conjuravit ut excuteret jugum Salmanasar regis Assyriæ, qui Samariam expugnavit, et ejus habitatores captivos duxit in Assyriam. Tobias vir justus per captivitatem devenit cum uxore sua et filio in civitatem Niniven. Dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar regis; a quo obtinuit potestatem eundi quocumque vellet et faciendi quæcumque ad arbitrium suum. Pergebat ergo ad captivos fratres, consolabatur eos, impertiebatque illis omnia quæ habebat, monita quoque salutis ad memoriam eorum revocans. Cum autem venisset in Rages civitatem Medorum, et ex his, quibus honoratus fuerat a rege, habuisset decem talenta argenti (circiter 48,670 fr.); et cum in multa turba generis sui Gabelum egentem videret, sub chirographo dedit illi memoratam pecuniæ summam. Multo autem tempore elapso, Tobias misit filium suum de Ninive in Rages, comitante Angelo Raphael. In itinere Saram filiam Raguelis dum uxorem ducebat filius Tobiæ, Raphael perrexit solus ad Gabelum in Rages, reddidit ei chirographum, recepitque ab eo integram pecuniam. Angelus, sub nomine Azariæ notus, Gabelum ad nuptias Tobiæ et Saræ secum adduxit; cumque ingressus esset Gabelus domum Raguelis, Tobiam juvenem invenit discumbentem, qui exiliit, et osculati sunt se invicem, flente Gabelo, Deumque laudante. Insuper lege librum Tobiæ.

Tobiæ. 1-17 Et cum... Gabelum egentem videret
4-21 Indico etiam tibi, fili mi, dedisse me decem talenta argenti, dum adhuc infantulus esses, Gabelo, in Rages civitate Medorum, et chirographum ejus apud me habeo
5- 8 Et mansi apud Gabelum fratrem nostrum
-14 Numquid poteris perducere filium meum ad Gabelum in Rages
9- 3 Obsecro te, ut... vadas ad Gabelum in Rages
- 6 Inveniens Gabelum, reddidit ei chirographum suum
- 8 Et flevit Gabelus, benedixitque Deum
10- 2 Putas-ne Gabelus mortuus est, et nemo reddet illi pecuniam?
11-18 Sed et illa pecunia, quam receperat a Gabelo
12- 3 Pecuniam a Gabelo ipse recepit

GABER.

Filius Uri, a Salomone constitutus princeps in terra Galaad, in terra Sehon regis Amorrhæi et Og regis Basan, super omnia quæ erant in illa terra.

3 Reg. 4-19 Gaber filius Uri, in terra Galaad

GABIM.

Non est peculiaris locus, sed habitatores Gabim intelligendi sunt, habitantes loca excelsa.

Isai. 10-31 Habitatores Gabim, confortamini.

GABRIEL.

Archangelus, unus e septem qui astant ante Deum. Missus est a Deo primum ad Danielem, ut illi interpretaretur visionem, eique revelaret prævaricationum deletionem, finem peccati, iniquitatem deletam e terris, justitiam æternam in terra delapsam, prophetias adimpletas, Christi mortem, regnumque ejus, et prædicationem Evangelii apud omnes populos, abominandam stragem et vastationem urbis Jerusalem, et profanationem templi a Romanis, et hanc fore desolationem perpetuam. A Deo secundo missus est Archangelus Gabriel ad Zachariam patrem Joannis Baptistæ, ut ei prædiceret Elisabeth uxorem, usque ad hunc diem sterilem, parituram filium. Denique in mense sexto a Joannis conceptione in utero Elisabeth, missus est Angelus Gabriel ad beatam Virginem Mariam desponsatam viro cui nomen erat Joseph, de stirpe et progenie David, et ingressus Angelus ad eam, salutavit eam, et prædixit concepturam et parituram Filium Altissimi Dei, qui regnaret in domo Jacob in æternum. Mariæ vero non dubitanti de veritate verborum Angeli, sed modum quærenti, et dicenti se ante desponsationem vovisse non cognoscere virum, respondit Gabriel: Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi; *et hanc mirabilem conceptionis futuræ annuntiationem confirmat exemplo Elisabeth. Ubi audivit hoc Maria, inquit D. Ambrosius, non quasi incredula de oraculo, nec quasi incerta de nuntio, nec quasi dubitans de exemplo, sed quasi læta pro voto, religiosa pro officio, festina pro gaudio, in montana perrexit in civitatem Juda, cujus de nomine tacet Scriptura, apud cognatam suam Elisabeth.*

Dan. 8-16 Ait: Gabriel, fac intelligere istam visionem
9-21 Ecce vir Gabriel, quem videram in visione
Luc. 1-19 Dixit ei: Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum
-26 Missus est angelus Gabriel a Deo in civitat.

GAD.

Anno mundi 2287, ante J. Ch. 1767. Filius septimus Jacob, et ex Zelpha Liæ ancilla primus. Natus est Gad in Mesopotamia apud Laban, in anno undecimo ab adventu Jacob, quarto vero ab ejusdem cum Lia conjugio. Vox Hebraïca Gad significat Fortunam; *ideo matre filium edente, dixit Lia:* Feliciter; et idcirco vocavit nomen ejus, Gad. *Natus erat novem annos Gad, quando fugit Jacob e domo Labani, et jam quadragesimum attigerat annum, quando Joseph accersivit in Ægyptum patrem suum Jacob cum omni familia. Septem habuit filios Sephon, Haggi, Suni, Esebon, Heri, Arodi et Areli. Apud Hebræos invalebat consuetudo filios, vel alios curæ paternæ commissos, morte imminente patris convocari. Ille salutaria monita dabat, ac bene precabatur, interdumque futura prædicebat, sicut in sacris Scripturis exempla obvia multa sunt. Jacob, cum appropinquare sentiret diem mortis suæ, convocavit filios, ut illis impertiret ultimas morientis benedictiones; accedenti Gad dixit:* Gad, accinctus præliabitur eum (*Israel*), et ipse accingetur retrorsum. *Quasi diceret, quod postea evenit: Tribus Gad accincta erit, armata et bellicosa, idque tunc maxime patebit, quando ipsa armata ante Israelem ibit, hoc est, ante reliquas tribus, quasi dux, easque per Jordanem ducet in Chananæam. Ipsa etiam accingetur retrorsum quando aliis tribubus in sua sorte collocatis, ipsa post decimum quartum annum spoliis onusta gloriose domum in suam sortem trans Jordanem redibit. Et anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470, hæc est benedictio qua benedixit Moyses, homo Dei, ante mortem suam, tribui Gad:* Benedictus in latitudine Gad: quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem. Et vidit principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus: qui fuit cum principibus populi, et fecit justitias Domini, et judicium suum cum Israël. *Reipsa Moyses in tribu Gad sepultus est, licet locus ignoretur; et Gad aliis tribubus auxilium præbuit ad exterminandos Chananæos. Anno mundi 2544, ante J. Ch. 1510, quando tribus Gad egressa est ex Ægypto, jam elapsi erant centum viginti et sex anni a morte Gad, qui obiit anno ætatis suæ centesimo trigesimo secundo. Valde numerosa erat tribus Gad. Gaditarum princeps fuit in deserto Eliasaph filius Duel, sub quo 45650 viri erant ad bellum apti. Ad explorandam terram Chanaan Guel filius Machi missus est, eamque ingressi sunt 40500 Gaditæ. Nullum autem dedit hæc tribus ad terræ divisionem, quod sortem suam habuerit extra terræ promissæ limites; nam tribus Gad trans Jordanem accepit pro sorte sua mediam terram regni Amorrhæorum, habens ab Aquilone conterminam dimidiam tribum Manasse, ab Austro tribum Ruben, ab Ortu Arabiam, ab Occasu tribum Issachar, dimidiam tribum Manasse, et tri-*

bum Ephraïm, a quibus fluvio Jordane sejungitur.

Gen. 30-11 Dixit : Feliciter; et idcirco vocavit nomen ejus, Gad
35-26 Filii Zelphæ ancillæ Liæ : Gad et Aser
46-16 Filii Gad : Sephion, et Haggi, et Suni
49-19 Gad, accinctus præliabitur ante eum
Exod. 1- 4 Dan, et Nephthali, Gad, et Aser
Num. 1-14 De Gad, Eliasaph filius Duel
-24 De filiis Gad per generationes et familias
2-14 In tribu Gad princeps fuit Eliasaph filius Duel
7-42 Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaph filius Duel
10-20 Porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph
13-16 De tribu Gad, Guel filium Machi
26-15 Filii Gad per cognationes suas : Sephon
-18 Istæ sunt familiæ Gad, quarum omnis num.
32- 1 Filii a. Ruben et Gad habebant pecora multa
-25 Dixeruntque filii Gad et Ruben ad Moysen
-29 Si transierint filii Gad et filii Ruben vobiscum Jordanem
-31 Responderuntque filii Gad et filii Ruben
-33 Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ruben
-34 Igitur extruxerunt filii Gad, Dibon, et Ataroth
34-14 Tribus filiorum Gad juxta cognationum numerum
Deut. 3-12 Et civitates illius dedi Ruben et Gad
-16 Et tribubus Ruben et Gad dedi de terra Galaad
4-43 Ramoth in Galaad, quæ est in tribu Gad
27-13 Ruben, Gad, et Aser, et Zabulon, Dan
29- 8 Tradidimus possidendam Ruben et Gad
33-20 Et Gad ait : Benedictus in latitudine Gad : quasi leo requievit
Josue. 4-12 Filii quoque Ruben et Gad
13- 8 Cum qua Ruben et Gad possederunt terram
-24 Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus
-28 Hæc est possessio filiorum Gad
18- 7 Gad autem et Ruben, et dimidia tribus Manasse
20- 8 Ramoth in Galaad de tribu Gad, et Gaulon
21- 7 De tribubus Ruben et Gad et Zabulon
-37 De tribu Gad civitates confugii
22- 9 Abierunt filii Ruben, et filii Gad, et dimidia tribus Manasse
-11 Detulissent ædificasse filios Ruben et Gad
-15 Qui venerunt ad filios Ruben et Gad
-21 Responderuntque filii Ruben et Gad
-25 Terminum posuit Dominus inter nos et vos, o filii Ruben, et filii Gad, Jord. fluvium
-30 Verba filiorum Ruben, et Gad... libentissime susceperunt
-32 Reversusque est cum principibus a filiis Ruben et Gad, de terra Galaad
-34 Vocaveruntq. filii Ruben et filii Gad altare
1 *Reg.* 13- 7 Hebræi autem transierunt Jordanem in terram Gad et Galaad
2 *Reg.* 24- 5 Venerunt in Aroër ad dexteram urbis, quæ est in valle Gad
4 *Reg.* 10-33 Omnem terram Galaad, et Gad, et Ruben
1 *Par.* 2- 2 Benjamin, Nephthali, Gad, et Aser
5-11 Filii vero Gad e regione eorum habitaverunt
-18 Filii Ruben et Gad, et dimidiæ trib. Manasse
-26 Et transtulit Ruben, et Gad, et dimidiam trib.
6-63 Et de tribu Gad, et de tribu Zabulon
-80 Nec non et de tribu Gad, Ramoth in Galaad
12-14 Hi de filiis Gad principes exercitus
-37 TransJordanem a. de filiis Ruben, et de Gad
Jerem. 49- 1 Cur igitur hæredit. possedit Melchom, Gad
Ezech. 48-27 Usque ad plagam maris, Gad una
-28 Et super terminum Gad, ad plagam Austri
-34 Porta Gad una, porta Aser una
Apoc. 7- 5 Ex tribu Gad, duodecim millia signati

GAD II.

Anno mundi 2974, *ante J. Ch.* 1080. *Propheta Domini, qui dixit ad David fugientem persecutionem Saül : Noli manere in præsidio in quo a rege Moab collocatus es, sed proficiscere, et in terram Juda ex Moabitarum finibus festina migrare. Et profectus est David et venit in saltum Haret, ubi erant multæ latebræ, et quia non multum ea loca a finibus Philisthæorum distabant. Idem ipse est propheta qui a Deo missus est ad regem David, postquam numerasset populum sibi subditum. Cumque venisset Gad ad David, nuntiavit ei dicens : Aut septem annis veniet tibi fames in terra tua; aut tribus mensibus fugies adversarios tuos, et illi te persequentur; aut certe tribus diebus erit pestilentia in terra tua. Nunc ergo delibera, et vide quem respondeam ei, qui me misit, sermonem. Dixit autem David ad Gad : Coarctor nimis, cum hæc mala diuturnitate diversa, re tamen ipsa paria sint; sed melius est ut incidam in manus Domini, quam in manus hominum. Elegit ergo David pestem, et pestilentia mortui sunt de populo septuaginta millia virorum, anno mundi* 3017, *ante J. Ch.* 1037. *Cum Angelus exterminator desiisset percutere, venit Gad ad David, et dixit ei : Ascende et constitue altare Domino in area Areüna Jebusæi. Area Areüna sita erat in monte Moria, ubi Isaac immolare pater voluit. Ædificavit ibi David altare Domino, et obtulit holocausta et pacifica : et propitiatus est Dominus terræ, et cohibita est plaga ab Israel. Lib.* 1 *Paral.* 29-29 *mentionem facit de quodam volumine Gad, in quo scripta erant gesta David priora et novissima; porro volumen istud non reperitur. Non erat lege Mosis præceptum ut ad sacrificia cantus adhiberentur, sed David propheta ex divina inspiratione, et Gad et Nathan prophetarum consilio, ut ita fieret mandavit, constituitque Levitas in domo Domini organa tenentes.*

1 *Reg.* 22- 5 Dixitque Gad propheta ad David : Noli
2 *Reg.* 24-11 Sermo Domini factus est ad Gad prophetam
-13 Cumque venisset Gad ad David, nuntiavit ei
-14 Dixit a. David ad Gad : Coarctor nimis
-18 Venit a. Gad ad David in die illa, et dixit ei
-19 Et ascendit David juxta sermonem Gad
1 *Par.* 21- 9 Et locutus est Dominus ad Gad Videntem Davidis
-11 Cumque venisset Gad ad David, dixit ei
-13 Dixit David ad Gad : Ex omni parte me angustiæ premunt
-18 Angelus autem Domini præcepit Gad
-19 Ascendit ergo David juxta sermonem Gad
29-29 Atque in volumine Gad Videntis
2 *Par.* 29-25 Secundum dispositionem David regis, et Gad

GADDEL.

Anno mundi 3516, *ante J. Ch.* 538. *Nathinæus, id est, e stirpe Gabaonitarum princeps familiæ, cujus posteri ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.*

1 *Esdr.* 2-47 Filii Gaddel, filii Gaher, filii Raaïa

GADDI.

Anno mundi 2544, *ante J. Ch.* 1510. *Princeps tribus Manasse, qui a Moyse missus est una cum uniuscujusque tribus principe ad considerandam terram Chanaan. Profecti sunt hi principes viri de deserto Pharan, ubi decimam quintam castrametationem Israelitæ collocaverant, anno primo ab exitu de Ægypto.*

Num. 13-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi filium Susi

GADDI.

Nomen est civitatis tribus Gad, cujus etiam mentio habetur 2 *Reg.* 23-36. *Peculiariter se Davidi adjunxisse videntur viri ex tribu Gad, quia erat tribus hæc Moabitis et desertis locis per quæ David vagabatur, contermina.*

1 *Par.* 12- 8 Sed et de Gaddi transfugerunt ad David

GADDIS.

Habebat quinque filios Mathathias : Joannem, qui cognominabatur Gaddis, id est, acervus, vel cumulus frugum. Etc.

1 *Mac.* 2- 2 Habebat filios quinque, Joannem, qui cognominabatur Gaddis

GADER.

Urbs vel provincia Chanaan, cujus regem interfecit Josue. Legimus in Genesi secundum LXX, 35-21, *Jacob trans turrim Gader fixisse tabernaculum suum; in Vulgata legitur* trans turrem Gregis. *Juxta hanc turrim multi docent Angelum apparuisse pastoribus nocte nativitatis Christi; non enim multum distabat a Bethlehem.*

Josue. 12-13 Rex Dabir unus, rex Gader unus.

GADEROTH.

Urbs tribus Juda, quam ceperunt Philisthiim.

2 *Par.* 28-18 Ceperuntque Bethsames, et Ajalon, et Gaderoth

GADEROTHITES.

1 *Par.* 12- 4 Johanan, et Jezabad Gaderothites

GADGAD.

Mons in deserto Pharan, ubi vigesima nona mansio filiorum Israel. Juxta D. Hieronymum Gaggada est in solitudine, ubi aquarum torrentes reperiuntur.

Num. 33-32 De Benejaacan, venerunt in montem Gadgad
Deut. 10- 7 Inde venerunt in Gadgad

GADI.

Anno mundi 3262. *Pater est Manahem istius qui percussit Sellum filium Jabes in Samaria, interfecit eum, ejusque loco super Israel decem annis Samariæ regnavit.*

4 *Reg.* 15-14 Ascendit Manahem filius Gadi de Thersa
-17 Regnavit Manahem filius Gadi super Israël

GADI. *Eadem est ac Gaddi.*

2 *Reg.* 23-36 Igaal filius Nathan de Soba, Bonni de Gadi

GADITÆ.

Filii tribus Gad filii Jacob. Vide GAD.

Josue. 1-12 Rubenitis quoque et Gaditis... ait
12- 6 Traditque terram... Rubenitis et Gaditis
22- 1 Vocavit Josuë Rubenitas et Gaditas
1 *Par.* 26-32 Præposuit autem eos David rex Rubenitis et Gaditis

GADOR.

Quæ, etiam dicta Gedor, est civitas tribus Juda in sorte Dan.

1 *Par.* 4-39 Profecti sunt ut ingrederentur in Gador

GAHAM.

Filius secundus Nachor fratris Abrahæ ex Roma ejus concubina.

Gen. 22-24 Concubina vero illius, nomine Roma, peperit Tabee, et Gaham

GAHER.

Anno mundi 3516. *Nathinæus, cujus filii e captivitate Babylonis cum Zorobabel venerunt.*

1 *Esdr.* 2-47 Filii Gaddel, filii Gaher, filii Raaïa

GAIUS I.

Qui et dicitur CAIUS. *Vid.* CAIUS, *et quod de illo diximus.*

Act. 19-29 Rapto Gaio et Aristarcho Macedonibus
3 *Joan.* - 1 Senior Gaio charissimo, quem ego diligo in veritate

GAIUS II.

Is dicitur Derbeus, a Derbe patria. Comitatus est usque ad Asiam sanctum Paulum.

Act. 20- 4 Secundus, et Gaius Derbeus, et Timotheus

GALAAD.

Filius Machir filii Manasse, princeps familiæ Galaaditarum.

Num. 26-29 Machir genuit Galaad, a quo familia Galaaditarum
-30 Galaad habuit filios : Jezer, a quo familia
27- 1 Filii Galaad, filii Machir, filii Manasse
36- 1 Accesserunt a. et principes famil. Galaad
Josue. 17- 1 Machir primogen. Manasse patri Galaad
- 3 Salphaad vero filio Hepher filii Galaad
Judic. 11- 1 Jephte... qui natus est de Galaad
- 2 Habuit a. Galaad uxorem, de qua suscepit filios
1 *Par.* 2-21 Ingressus est Hesron ad filiam Machir patris Galaad
-23 Omnes isti, filii Machir patris Galaad
5-14 Filii Abihaïl, filii Huri, filii Jara, filii Galaad
7-14 Concubinaque ejus Syra peperit Machir patrem Galaad
-17 Hi sunt filii Galaad, filii Machir, filii Manasse

GALAAD.

In hunc montem Jacobum jussu Dei ad patrem redeuntem Laban assecutus est septimo die, illumque arguit, quod furtim abierit, deosque soceri furatus esset. Sed Rachelis astu ambo decepti, tandem inito fœdere, Tumulum testis, sive Acervum testimonii, erexere; et ad sua rediit Laban, et Jacob incœptum iter prosecutus est. Est autem mons Galaad ad tergum Phœnices et Arabiæ, collibus Libani copulatus; exteditur que per desertum usque ad eum locum, ubi trans Jordanem habitavit quondam Seon rex Amorrhæorum. Cecidit in sortem filiorum Ruben, et Gad, et dimidiæ tribus Manasse. Ab hoc monte, Galaad vocabulum sortita est ibi condita civitas, quam cepit de manu Amorrhæorum Galaad filius Machir, filii Manasse; ab eo quoque idem accepit nomen omnis regio, quæ

dicitur terra Galaad, apta alendis animalibus, et ob hanc causam a Rubenitis et Gaditis expetita.

Gen. 31-21 Et amne transmisso pergeret contra montem Galaad
-23 Et comprehendit eum in monte Galaad
-25 In eodem monte Galaad fixit tentorium
-48 Idcirco appellatum est nomen ejus Galaad
37-25 Viderunt Ismaelitas viatores venire de Galaad
Num. 32- 1 Cumque vidissent Jazer et Galaad aptas animalibus alendis terras
-29 Date eis Galaad in possessionem
-39 Porro filii Machir... perrexerunt in Galaad
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir
Deut. 2-36 Oppido quod in valle situm est usq. Galaad
3-10 Universam terram Galaad et Basan
-12 Usque ad mediam partem montis Galaad
-13 Reliquam autem partem Galaad
-15 Machir quoque dedi Galaad
-16 Tribubus Ruben et Gad dedi de terra Galaad
4-43 Ramoth in Galaad, quæ est in tribu Gad
34- 1 Ostenditque ei Dominus omnem terram Galaad usque Dan
Josue. 12- 2 Dimidiæq. Galaad, usq. ad torrentem Jaboc
- 5 Gessuri, et Machati, et dimidiæ partis Galaad
13-11 Et Galaad, ac terminum Gessuri
-25 Terminus Jazer, et omnes civitates Galaad
-31 Et dimidiam partem Galaad, et Astaroth
17- 1 Habuitque possessionem Galaad et Basan
- 5 Absque terra Galaad et Basan trans Jordanem
- 6 Terra autem Galaad cecidit in sortem filiorum Manasse
20- 8 Et Ramoth in Galaad de tribu Gad
21-37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth in Galaad
22- 9 Ut intrarent Galaad terram possessionis suæ
-13 Miserunt ad illos in terram Galaad
-15 Venerunt ad filios Ruben... in terram Galaad
-32 Reversusque est... de terra Galaad
Judic. 5-17 Galaad trans Jordanem quiescebat
7- 3 Recesseruntque de monte Galaad
10- 4 Principes triginta civit... in terra Galaad
- 8 In terra Amorrhæi, qui est in Galaad
-17 Filii Ammon conclamantes, in Galaad fixere tentoria
-18 Dixeruntque principes Galaad singuli
Qui... cœperit dimicare, erit dux populi Galaad
11- 5 Perrexerunt majores natu de Galaad
- 8 Dixeruntque principes Galaad ad Jephte
Sisq. dux omnium qui habitant in Galaad
-11 Abiit itaq. Jephte cum principibus Galaad
-29 Circuiens Galaad et Manasse, Maspha quoque Galaad
12- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad
Percusseruntque viri Galaad Ephraïm, quia dixerat: Fugitivus est Galaad de Ephraïm
- 7 Ac sepultus in civitate sua Galaad
20- 1 Et terra Galaad, ad Dominum in Maspha
21- 8 Ecce inventi sunt habitatores Jabes Galaad
-10 Ite, et percutite habitatores Jabes Galaad
-12 Inventæque sunt de Jabes Galaad quadringentæ virgines
-14 Et datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad
1 Reg. 11- 1 Et pugnare cœpit adversum Jabes Galaad
- 9 Sic dicetis viris, qui sunt in Jabes Galaad
13- 7 Hebræi autem transierunt Jordanem in terram Gad et Galaad
31-11 Quod cum audissent habitat. Jabes Galaad
-12 Veneruntque Jabes Galaad, et combusserunt ea ibi
2 Reg. 2- 4 Nuntiatum est David, quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
- 5 Misit.. David nuntios ad viros Jabes Galaad
- 9 Regemque constituit super Galaad
17-26 Castrametatus est Israël cum Absalom in terra Galaad
21-12 Tulit ossa Saül, et ossa Jonathæ filii ejus, a viris Jabes Galaad
24- 6 Et per Jazer transierunt in Galaad
3 Reg. 4-13 Bengaber in Ramoth Galaad : habebat Avoth-Jaïr filii Manasse in Galaad
-19 Gaber filius Uri, in terra Galaad
17- 1 Elias Thesbites de habitatoribus Galaad
22- 6 Ire debeo in Ramoth Galaad ad bellandum
4 Reg. 9- 1 Vade in Ramoth Galaad
- 4 Abiit ergo adolescens puer prophetæ in Ramoth Galaad
4 Reg. 9-14 Porro Joram obsederat Ramoth Galaad
10-33 Omnem terram Galaad, et Gad
Super torrentem Arnon, et Galaad, et Basan
15-29 Asor, et Galaad, et Galilæam
1 Par. 2-22 Possedit viginti tres civitates in terra Galaad
5- 9 Multum quippe jumentorum numerum possidebant in terra Galaad
-10 Plaga, quæ respicit ad Orientem Galaad
-16 Et habitaverunt in Galaad, et in Basan
6-80 Nec non et de tribu Gad, Ramoth in Galaad
10-11 Hoc cum audissent viri Jabes Galaad
26-31 Inventi sunt viri fortissimi in Jazer Galaad
27-21 Et dimidiæ tribui Manasse in Galaad
2 Par. 18- 2 Persuasitque illi ut ascenderet in Ramoth Galaad
- 3 Veni mecum in Ramoth Galaad
- 5 In Ramoth Galaad ad bellandum ire debemus
-11 Dicebant : Ascende in Ramoth Galaad
-14 Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad
-19 Et corruat in Ramoth Galaad
-28 Ascenderunt rex Israël et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad
22- 5 Perrexit cum Joram... in Ramoth Galaad
Psal. 59- 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses
107- 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses
Cant. 4- 1 Quæ ascenderunt de monte Galaad
6- 4 Quæ apparuerunt de Galaad
Jerem. 8-22 Numquid resina non est in Galaad?
22- 6 Galaad, tu mihi caput Libani
46-11 Ascende in Galaad, et tolle resinam
50-19 In monte Ephraïm et Galaad saturabitur
Ezech. 47-18 Et de medio Galaad, et de medio terræ Isr.
Osee. 6- 8 Galaad civitas operantium idolum
12-11 Si Galaad idolum, ergo frustra erant in Galgal bobus immolantes
Amos. 1- 3 Quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad
-13 Eo quod dissecuerit prægnantes Galaad
Abdiæ. -19 Et Benjamin possidebit Galaad
Zach. 10-10 Et ad terram Galaad et Libani adducam eos
1 Mac. 5- 9 Congregatæ sunt gentes quæ sunt in Galaad
-55 Erat Judas et Jonathas in terra Galaad

GALAADITA *et* GALAADITES.

Num. 26-29 Galaad, a quo familia Galaaditarum
Judic. 10- 3 Huic successit Jaïr Galaadites
11- 1 Jephte Galaadites vir fortissimus
-40 Plangant filiam Jephte Galaaditæ diebus quatuor
12- 5 Occupaveruntq. Galaaditæ vada Jordanis
Dicebant ei Galaaditæ : Numquid Ephrathæus es?
- 7 Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël
2 Reg. 17-27 Berzellaï Galaadites de Rogelim
19-31 Berzellaï quoque Galaadites, descendens de Rogelim
-32 Erat autem Berzellaï Galaadites senex valde
3 Reg. 2- 7 Sed et filiis Berzellaï Galaaditis reddes gratiam
4 Reg. 15-25 Quinquaginta viros de filiis Galaaditarum
1 Esdr. 2-61 Accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis, uxorem
2 Esdr. 7-63 Qui accepit de filiabus Berzellaï Galaaditis, uxorem

GALAADITIS. *Galaaditica regio trans Jordanem.*

1 Mac. 5-17 Ego a. et... Jonathas ibimus in Galaaditim
-20 Judæ autem octo millia in Galaaditim
-25 Quæ acciderant fratribus eorum in Galaaditide
-27 Sed et in cæteris civitatibus Galaaditidis
-36 Cepit... et reliquas civitates Galaaditidis
-45 Congreg. Israëlitas qui erant in Galaaditide
13-22 Et non venit in Galaaditim

GALAL I.

Levita, filius Micha. Numeratur inter primos qui post reditum a captivitate Babylonica habitaverunt in possessionibus et in urbibus suis.

1 Par. 9-15 Galal, et Mathania filius Micha, filii Zechri

GALAL II.

Pater Semeiæ et filius Idithun. Numeratur etiam inter primos qui post reditum e captivitate Babylonis habitaverunt in urbibus et possessionibus suis.

1 Par. 9-16 Obdia filius Semeïæ, filii Galal, filii Idithun
2 Esdr. 11-17 Abda filius Samua, filius Galal, filius Idithun

GALALAI.

Anno mundi 3516, ante J. Ch. 538. Unus e filiis sacerdotum qui post ascensum a captivitate Babylonis, cum Zorobabel celebrarunt dedicationem muri Jerusalem, Esdra scriba stante ante eos in porta Fontis.

2 Esdr. 12-35 Galalaï, Maaï, Nathanaël et Judas

GALATÆ.

2 Mac. 8-20 Quod eis adversus Galatas fuit in Babylonia
Galat. 3- 1 O Insensati Galatæ, quis vos fascinavit

GALATIA.

Cujus incolæ dicuntur Galatæ, regio est Asiæ Minoris inter Phrygiam et Cappadociam. Extat beati Pauli ad Galatas, epistola in qua reprehendit eos Apostolus quod abduci se permiserint a veritate quam ab ipso acceperant.

1 Mac. 8- 2 Virtutes bonas quas fecerunt in Galatia
Act. 16- 6 Transeuntes a. Phrygiam et Galatiæ regionem
1 Cor. 16- 1 Sicut ordinavi Ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite
Galat. 1- 2 Omnes fratres, Ecclesiis Galatiæ
2 Tim. 4-10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam
1 Petr. 1- 1 Electis advenis dispersionis... Galatiæ

GALATICA.

Act. 18-23 Perambulans ex ordine Galaticam regionem

GALBANUS.

Exod. 30-34 Sume tibi... galbanum boni odoris
Eccli. 24-21 Et quasi storax, et galbanus, et ungula

GALEA.

1 Reg. 17-38 Imposuit galeam æream super caput ejus
2 Par. 26-14 Præparavit...clypeos, et hastas, et galeas
Sap. 5-19 Et accipiet pro galea judicium certum
Isai. 59-17 Indutus est justitia ut lorica, et galea salutis in capite ejus
Jerem. 46- 4 State in galeis, polite lanceas, induite vos loricis
Ezech. 23-24 Galea armabuntur contra te undique
27-10 Galeam suspenderunt in te pro ornatu tuo
1 Mac. 6-35 Galeæ æreæ in capitibus eorum
Ephes. 6-17 Et galeam salutis assumite
1 Thes. 5- 8 Induti loricam... et galeam spem salutis

GALEATI.

Ezech. 38- 5 Libyes cum eis, omnes scutati et galeati
2 Mac. 5- 3 Galeatorum multitudinem gladiis districtis

GALGAL. *Urbs regia Chananæorum.*

Josue. 12-23 Provinciæ Dor unus, rex gentium Galgal unus
2 Esdr. 12-29 De domo Galgal, et de regionibus Geba
Osee. 9-15 Omnes nequitiæ eorum in Galgal
12-11 Ergo frustra erant in Galgal bobus immolantes

GALGALA *et* GALGALIS.

Civitas insignis, ad Orientalem plagam antiquæ Jericho cis Jordanem, ubi transito Jordane castrametati sunt Israelitæ, ibique Josue secundo populum circumcidit et Pascha celebravit, et deficiente Manna, triticeis panibus et de frugibus terræ Chanaan usus est Israel. In ipso loco lapides quoque, quos de alveo Jordanis tulerant, statuerunt; ubi et tabernaculum testimonii fixum multo tempore fuit. Cecidit autem in sortem tribus Judæ, et ostenditur, teste Hieronymo, usque hodie locus desertus prope Jericho ab illius regionis incolis miro cultu habitus. Dum Josue morabatur in castris Galgalæ, Gabaonitæ induti veteribus vestibus et calceis, sumptis panibus mucidis, seque a longinqua regione venire simulantes, callide pacem petunt et obtinent; sed fraude deprehensa, ad perpetuum populi et altaris ministerium astricti sunt, ut cæderent ligna, et aquas comportarent ad locum quem Dominus elegisset. Galgalis pene semper castrametati sunt Josue et Israelitæ, dum terram Chanaan vindicabant. Galgalis erat Eglon rex Moabitarum, cum Aod, qui utraque manu pro dextera utebatur, eum gladio ancipiti sive pugione interfecit, vicinisque vocatis ad arma Israelitis, percussit Moabitarum circiter decem millia. In Galgalis Saül a Samuele in regem consecratus Israelitarum coram Domino et omni populo confirmatur; ibique que cum holocaustum temere obtulisset Saül, Samuel ipsum reprehendit, dicitque ab ipso regnum Israel brevi amovendum. Iterum Galgalis erat Saül, cum Samuel ipsum inobedientiæ arguit, quod a Domino missus ut funditus deleret Amalec, nihilominus regem Agag opimamque prædam ipse

reservarat; Samuel autem in frusta concidit Agag coram Domino.

Deut. 11-30 Qui habitat in campestribus contra Galgalam
Josue. 4-19 Castrametati sunt in Galgalis
-20 Duodecim quoque lapides...posuit Josuë in Galgalis
5- 9 Vocatumque est nomen loci illius Galgala
-10 Manseruntque filii Israël in Galgalis
9- 6 Josuë qui tunc morabatur in castris Galgalæ
10- 6 Qui tunc morabatur in castris apud Galgalam
- 7 Ascenditque Josuë de Galgalis
- 9 Irruit... tota nocte ascendens de Galgalis
-15 Reversusque est Josuë cum omni Israel in castra Galgalæ
-43 Reversusque est cum omni Israël ad locum castrorum in Galgala
14- 6 Accesserunt itaque filii Juda ad Josuë in Galgala
15- 7 Contra Aquilonem respiciens Galgala
Judic. 2- 1 Ascenditque Angelus Domini de Galgalis ad locum Flentium
3-19 Reversus de Galgalis, ubi erant idola, dixit
1 Reg. 7-16 Circuiens Bethel et Galgala et Masphath
10- 8 Et descendes ante me in Galgala
11-14 Venite, et eamus in Galgala
-15 Et perrexit omnis populus in Galgala
Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino in Galgala
13- 4 Clamavit ergo populus post Saül in Galgala
- 7 Cumque adhuc esset Saül in Galgala
- 8 Et non venit Samuël in Galgala
-12 Nunc descendent Philisthiim ad me in Galgala
-15 Et ascendit de Galgalis in Gabaa Benjamin
Expugnabant eos venientes de Galgala in Gabaa
15-12 Et reversus transisset, descendissetque in Galgala
-21 Ut immolet Domino Deo suo in Galgalis
-33 Concidit eum Samuël coram Domino in Galgalis
2 Reg. 19-15 Et omnis Juda venit usque in Galgalam
-40 Transivit ergo rex in Galgalam
4 Reg. 2- 1 Ibant Elias et Eliseus de Galgalis
4-38 Et Eliseus reversus est in Galgala
Osee. 4-15 Et nolite ingredi in Galgala
Amos. 4- 4 Venite... ad Galgalam, et multiplicate prævaricationem
5- 5 Et nolite quærere Bethel, et in Galgalam nolite intrare
Galgala captiva ducetur: et Bethel erit inutilis
Mich. 6- 5 Balaam filius Beor, de Setim usque ad Galgalam
1 Mac. 9- 2 Et abierunt viam, quæ ducit in Galgala

GALILÆA.

Regio celeberrima, et quæ Septentrionalem occupat totius Judææ partem, quatuor amplexa tribus: Aser, Nephthalim, Zabulon et Issachar; quarum primæ duæ Phœnicibus et Syris intermixtæ, Septentrioni etiam et Jordanis fontibus viciniores sub Galilææ gentium intelliguntur, vicina finibus Tyriorum, ubi et Salomon viginti civitates dono dederat Hiram regi Tyri; altera pars cognoscitur sub nominibus superioris Galilææ et inferioris. Totius fines sunt, a Septentrione, Syria sive Phœnicia, interjacente Libano; a Meridie, Samaria et Carmelus mons; ab Oriente, Jordanis fluvius; ab Occidente, mare Magnum sive Occidentale. In ea Christus conceptus, educatus, et ut plurimum conversatus, Evangelii gratiam primum prædicavit, innumera miracula patravit; ideoque Galilæus ipse, Apostoli et Christiani aliquando Galilæi vocabantur. Galilææ omnes Evangelistæ, pluribus in locis, mentionem faciunt.

Josue. 13- 2 Omnis videlicet Galilæa, Philisthiim
20- 7 Decreveruntque Cedes in Galilæa montis Nephthali
3 Reg. 9-11 Dedit Salomon Hiram viginti oppida in terra Galilææ
4 Reg. 15-29 Et Cedes, et Asor, et Galaad et Galilæam
1 Par. 6-76 De tribu Nephthali, Cedes in Galilæa
Tobiæ. 1- 1 Quæ est in superioribus Galilææ
Judith. 1- 8 Et inhabitantes Galilæam in campo magno
Isai. 9- 1 Aggravata est via maris trans Jordanem Galilææ gentium
1 Mac. 5-14 Alii nuntii venerunt de Galilæa, conscissis tunicis
-15 Et repleta est omnis Galilæa alienigenis
-17 Et libera fratres tuos in Galilæa
-20 Viri tria millia, ut iret in Galilæam
1 Mac. 5-21 Et abiit Simon in Galilæam
-23 Et assumpsit eos, qui erant in Galilæa, et in Arbatis
-55 Et Simon frater ejus in Galilæa
10-30 Quæ additæ sunt illi ex Samaria et Galilæa
11-63 Principes Demetrii in Cades, quæ est in Galilæa
12-47 Ex quibus remisit in Galilæam duo millia
-49 Misit Tryphon exercitum et equites in Galilæam
Matth. 2-22 Admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ
3-13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem
4-12 Quod Joannes traditus esset, secessit in Galilæam
-15 Via maris trans Jordanem, Galilæa gentium
-18 Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ
-23 Et circuibat Jesus totam Galilæam, docens
-25 Et secutæ sunt eum turbæ multæ de Galilæa
15-29 Venit secus mare Galilææ: et ascendens in montem
17-21 Conversantibus autem eis in Galilæa
19- 1 Migravit a Galilæa, et venit in fines Judææ
21-11 Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ
26-32 Postquam autem resurrexero, præcedam vos in Galilæam
27-55 Secutæ erant Jesum a Galilæa ministrantes ei
28- 7 Et ecce præcedit vos in Galilæam
-10 Ut eant in Galilæam, ibi me videbunt
-16 Undecim a. Discipuli abierunt in Galilæam
Marc. 1- 9 In diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilææ
-14 Venit Jesus in Galilæam, prædicans
-16 Et præteriens secus mare Galilææ, vidit Simonem
-28 Processit rumor... in omnem regionem Galilææ
-39 In synagogis eorum, et in omni Galilæa
3- 7 Et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est
6-21 Cœnam fecit... tribunis et primis Galilææ
7-31 Venit per Sidonem ad mare Galilææ
9-29 Inde profecti, prætergrediebantur Galilæam
14-28 Postquam resurrexero, præcedam vos in Galilæam
15-41 Cum esset in Galilæa, sequebantur eum
16- 7 Quia præcedit vos in Galilæam
Luc. 1-26 In civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth
2- 4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa
-39 Reversi sunt in Galilæam in civitatem suam
3- 1 Tetrarcha autem Galilææ Herode
4-14 Regressus est Jesus in virtute Spiritus in Galilæam
-31 Et descendit in Capharnaüm civitatem Galilææ
-44 Et erat prædicans in synagogis Galilææ
5-17 Qui venerant ex omni castello Galilææ
8-26 Navigaverunt ad regionem... quæ est contra Galilæam
17-11 Transibat per mediam Samariam et Galilæam
23- 5 Docens... incipiens a Galilæa usque huc
- 6 Pilatus a. audiens Galilæam, interrogavit
-49 Et mulieres quæ secutæ eum erant a Galilæa
-55 Mulieres quæ cum eo venerant de Galilæa
24- 6 Locutus est vobis, cum adhuc in Galilæa esset
Joan. 1-43 In crastinum voluit exire in Galilæam
2- 1 Nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ
-11 Initium signorum Jesus in Cana Galilææ
4- 3 Reliquit Judæam, et abiit iterum in Galilæam
-43 Exiit inde: et abiit in Galilæam
-45 Cum ergo venisset in Galilæam
-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ
-47 Quia Jesus adveniret a Judæa in Galilæam
-54 Cum venisset a Judæa in Galilæam
6- 1 Post hæc abiit Jesus trans mare Galilææ
7- 1 Post hæc a. ambulabat Jesus in Galilæam
- 9 Hæc cum dixisset, ipse mansit in Galilæa
-41 Numquid a Galilæa venit Christus?
-52 Et vide quia a Galilæa propheta non surgit
12-21 Accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilææ
21- 2 Et Nathanael, qui erat a Cana Galilææ
Act. 9-31 Ecclesia quidem per... Galilæam, et Samariam, habebat pacem
10-37 Incipiens enim a Galilæa, post baptismum
13-31 Ascenderant cum eo de Galilæa in Jerusalem

GALILÆUS.

Matth. 26-69 Et tu cum Jesu Galilæo eras
Marc. 14-70 Vere ex illis es: nam et Galilæus es
Luc. 13- 1 Aderant autem quidam... nuntiantes illi de Galilæis
Luc. 13- 2 Dixit illis: Putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galilæis peccatores fuerint?
22-59 Cum illo erat: nam et Galilæus est
23- 6 Interrogavit si homo Galilæus esset
Joan. 4-45 Exceperunt eum Galilæi, cum om. vidissent
7-52 Et dixerunt ei: Numquid et tu Galilæus es?
Act. 1-11 Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum
2- 7 Nonne... qui loquuntur, Galilæi sunt?
5-37 Post hunc extitit Judas Galilæus

GALLIM

Moabitica civitas, sita in palestribus trans torrentem Arnon, in tribu Ruben.

1 Reg. 25-44 Phalti filio Laïs, qui erat de Gallim
Isai. 10-30 Hinni voce tua, filia Gallim; attende, Laïsa
15- 8 Usque ad Gallim ululatus ejus

GALLINA.

Matth. 23-37 Quemadmodum gallina congregat pullos

GALLINACEUS.

Isai. 22-17 Sicut asportatur gallus gallinaceus

GALLIO.

L. Junius Gallio proconsul Achaïæ fuit frater germanus Lucii Annæi Senecæ præceptoris Neronis, ut testatur ipse Seneca in præfatione lib. 4 Quæst. natur. Insurrexerunt uno animo Judæi in sanctum Paulum, et adduxerunt eum ad tribunal Gallionis proconsulis; qui noluit illos audire, et pepulit eos a tribunali. Gallio, a Nerone morte damnatus, se ipsum interfecit.

Act. 18-12 Gallione autem proconsule Achaïæ
-14 Incipiente a. Paulo..dixit Gallio ad Judæos
-17 Et nihil eorum Gallioni curæ erat

GALLUS.

Job. 38-36 Vel quis dedit gallo intelligentiam?
Prov. 30-31 Gallus succinctus lumbos
Isai. 22-17 Sicut asportatur gallus gallinaceus
Matth. 26-34 Antequam gallus cantet, ter me negabis
-74 Et continuo gallus cantavit
-75 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Marc. 13-35 An media nocte, an galli cantu, an mane
14-30 Priusquam gallus vocem bis dederit
-68 Exiit foras ante atrium, et gallus cantavit
-72 Et statim gallus iterum cantavit
Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 22-34 Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosse me
-60 Adhuc illo loquente, cantavit gallus
-61 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Joan. 13-38 Non cantabit gallus, donec ter me neges
18-27 Et statim gallus cantavit

GAMALIEL I.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Filius Phadassur, princeps filiorum Manasse, cujusque cunctus exercitus pugnatorum, a viginti annis et supra, qui numerati sunt prima die mensis secundi, altero anno egressionis Israelitarum ex Ægypto, triginta duo millia ducenti inventi sunt.

Num. 1-10 De Manasse, Gamaliel filius Phadassur
2-20 Quorum princeps fuit Gamaliel filius Phadassur
7-54 Die octavo princeps filiorum Manasse, Gamaliel filius Phadassur
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur
10-23 Manasse princeps fuit Gamaliel filius Phadassur

GAMALIEL II.

Fuit hic doctor legis magister sancti Pauli, sancti Barnabæ et sancti Stephani, qui postea in Christum credidit, et ejus fidem publice professus est. Valde erat in pretio habitus ab universo populo ob sapientiam et morum gravitatem, adeo ut impediret Judæos furentes quin interficerent Apostolos.

Act. 5-34 Pharisæus, nomine Gamaliel, legis doctor
22- 3 Secus pedes Gamaliel eruditus juxta veritatem

GAMARIAS I.

Filius Helciæ. Post mortem Hananiæ prophetæ, Sedecias rex Juda, qui jam verbis et prædictionibus Jeremiæ credebat, legatos Elasa filium Saphan et Gamariam filium Helciæ destinavit ad Nabuchodonosor regem Babylonis, qui tributum ferrent et pacem peterent, et ea occasione Jeremias iis legatis epistolam commisit ad reliquos seniores transmigrationis, ad sacerdotes et prophetas, in qua nuntiabat eos

diu remansuros in captivitate, ideo posse ædificare domos, plantare hortos in terra exilii, et curare ne pacem turbarent qua fruebantur apud habitatores, et non seduci a falsis prophetis captivos brevi redituros in patriam affirmantibus.

Jerem. 29- 3 In manu Elasa filii Saphan, et Gamariæ

GAMARIAS II.

Filius Saphan. Cum audisset Michæas filius Gamariæ filii Saphan omnes sermones Domini in libro quem legerat Baruch contentos, proceres Judæorum et ipsi voluerunt ut coram se iterum legeret Baruch volumen suum. At obstupescentes mutuoque se respicientes, sed et sperantes regem Joachim his verbis perculsum sibi et reipublicæ consulturum, adierunt illum ad domum in qua per hyemem habitare solebat, qui jussit afferri et legi volumen. Cumque legisset Judi filius Nathaniæ tres vel quatuor pagellas, rex iratus scidit volumen cultello pennario et projecit in ignem. Verumtamen Elnathan, et Dalaias, et Gamarias contradixerunt regi ne combureret librum; quod consilium pro nihilo duxit.

Jerem. 36-10 In gazophylacio Gamariæ filii Saphan
-11 Cumque audisset Michæas filius Gamariæ
-12 Ibi omnes principes sedebant...et Gamarias
-25 Dalaïas et Gamarias contradixerunt regi

GAMUL.

Princeps familiæ sacerdotalis et Leviticæ, cui sors vigesima secunda contigit ut ministraret in domo Domini.

1 Par. 24-17 Vigesima secunda (*exivit sors*) Gamul

GAMZO.

Hujus civitatis nusquam alibi meminit Scriptura; haud dubie tamen non erat ignobilis, quippe viculos habebat. Ex hoc loco ad Meridiem Juda sitam esse et in tribu Simeonis non temere affirmare possumus.

2 Par. 28-18 Ceperuntque... Gamzo cum viculis suis

GANNIO.

Isai. 10-14 Non fuit qui... aperiret os, et ganniret

GAREB.

Inter triginta nobiliores qui erant cum David nominatur Gareb Jethrites.

2 Reg. 23-38 Ira Jethrites, Gareb et ipse Jethrites
1 Par. 11-40 Ira Jethræus, Gareb Jethræus

GAREB.

Gareb collis est juxta Jerusalem ad Boream situs.

Jerem. 31-39 In conspectu ejus super collem Gareb

GARIZIM.

Mons Samariæ altissimus, in tribu Ephraïm prope urbem Sichem, Austrum versus. Cum Israelitæ pervenissent in montem Hebal, sex tribus in eo constiterunt, aliæ sex in primo jugo montis Garizim. Interim sacerdotes inter utrumque jugum consistentes modo benedictiones in observatores legis, modo maledictiones et diras in trangressores jaciebant: populus vero ad singulas sive maledictiones, sive benedictiones respondebat, Amen. Cum ergo benedictio pronuntiaretur, munus respondendi pertinebat ad eos qui erant in monte Garizim; cum maledictio, ad eos qui erant in jugo Hebal. Insuper mons Garizim notissimus est propter templum Jerosolymitano simile, quod postea Antiochus Jovi consecravit.

Deut. 11-29 Pones benedictionem super montem Garizim
27-12 Hi stabunt ad benedicendum populo super montem Garizim
Josue. 8-33 Media pars eorum juxta montem Garizim
Judic. 9- 7 Et stetit in vertice montis Garizim
2 Mac. 5-23 In Garizim a. Andronicum et Menelaüm
6- 2 Et in Garizim... Jovis Hospitalis

GARMI.

Filius Naham, fraterque Ceila et Esthamo, erat de Machati in dimidia tribu Manasse trans Jordanem.

1 Par. 4-19 Et filii uxoris Odaïæ sororis Naham patris Ceila, Garmi, et Esthamo

GARRIO.

3 Joan. -10 Verbis malignis garriens in nos

GARRULA.

Prov. 7-10 Mulier ornatu meretricio... garrula et vaga

GASPHA.

Princeps Nathinæorum, qui habitabant in Ophel, Jerosolymæ vico.

2 Esdr. 11-21 Et Siaha, et Gaspha de Nathinæis

GATHAM et GATHAN.

Filius quartus Eliphaz filii Esaü.

Gen. 36-11 Theman, Omar, Sepho, et Gatham
-16 Dux Core, dux Gathan, dux Amalech
1 Par. 1-36 Theman, Omar, Sephi, Gathan, Cenez

GAUDEO.

Gen. 45-16 Et gavisus est Pharao, atque omnis familia
Deut. 30- 9 Ut gaudeat super te in omnibus bonis
Sicut gavisus est in patribus tuis
1 Reg. 6-13 Et gavisi sunt cum vidissent
2 Par. 7-10 Lætantes atque gaudentes super bono
23-13 Cumq. vidisset...populum terræ gaudentem
2 Esdr. 12-42 Et uxores eorum et liberi gavisi sunt
Tobiæ. 10-10 Salvum atque gaudentem dimisit eum a se
11- 8 Pater tuus... in aspectu tuo gaudebit
- 9 Blandimento suæ caudæ gaudebat
-20 Veneruntq. Achior et Nabath... gaudentes ad Tobiam
-21 Omnes cum gaudio magno gavisi sunt
13-12 Et gaudeas in omnia sæcula sæculorum
-18 Beati omnes... qui gaudent super pace tua
14- 9 Et gaudebunt in ea omnes reges terræ
Judith. 13-20 Revocavit me vobis, gaudentem in victoria
15-15 Omnes populi gaudebant, cum mulieribus
Job. 3-22 Gaudentque vehementer cum invenerint sepulcrum
21-12 Et gaudent ad sonitum organi
31-29 Si gavisus sum ad ruinam ejus qui me oderat
Psal. 40-12 Quoniam non gaudebit inimicus meus
95-12 Gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt
Prov. 15-13 Cor gaudens exhilarat faciem
17-22 Animus gaudens ætatem floridam facit
23-15 Gaudebit tecum cor meum
-25 Gaudeat pater tuus, et mater tua
24-17 Cum ceciderit inimicus tuus, ne gaudeas
29- 6 Et justus laudabit atque gaudebit
Eccle. 8-15 Nisi quod... biberet, atque gauderet
Eccli. 8- 8 Noli de mortuo inimico tuo gaudere
19- 5 Qui gaudet iniquitate, denotabitur
23- 3 Et gaudeat super me inimicus meus?
Isai. 14- 7 Siluit omnis terra, gavisa est et exultavit
52- 9 Gaudete, et laudate simul, deserta Jerusalem
61-10 Gaudens gaudebo in Domino
62- 5 Et gaudebit sponsus super sponsam
Et gaudebit super te Deus tuus
65-18 Sed gaudebitis et exultabitis usque in sempiternum
-19 Et gaudebo in populo meo
66-10 Gaudete cum ea gaudio, universi qui lugetis
-14 Videbitis, et gaudebit cor vestrum
Thren. 4-21 Gaude, et lætare, filia Edom
Baruc. 4-12 Nemo gaudeat super me viduam, et desolatam
-33 Sicut enim gavisa est in tua ruina
-37 In verbo sancti gaudentes in honorem Dei
5- 5 In verbo sancti gaudentes Dei memoria
Ezech. 25- 6 Et gavisa es ex toto affectu super terram Isr.
35-15 Sicuti gavisus es super hæreditatem
Dan. 6-23 Tunc vehementer rex gavisus est super eo
Habac. 3-18 Ego a. in Domino gaudebo: et exultabo
Soph. 3-17 Gaudebit super te in lætitia, silebit in dilectione
1 Mac. 10-26 Audivimus, et gavisi sumus
14-21 Et gavisi sumus in introitu eorum
Matth. 2-10 Videntes a. stellam gavisi sunt gaudio magno
5-12 Gaudete, et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis
18-13 Quia gaudet super eam magis quam super...
Marc. 14-11 Qui audientes gavisi sunt
Luc. 1-14 Et multi in nativitate ejus gaudebunt
6-23 Gaudete in illa die, et exultate
10-20 Verumtamen in hoc nolite gaudere
Gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in cœlis
13-17 Et omnis populus gaudebat in universis quæ gloriose fiebant ab eo
15- 5 Eam imponit in humeros suos gaudens
-32 Epulari autem, et gaudere oportebat
19- 6 Festinans descendit et excepit illum gaudens
-37 Cœperunt omnes turbæ Discipulorum gaudentes laudare Deum voce
22- 5 Gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare
23- 8 Herodes a. viso Jesu, gavisus est valde
Joan. 3-29 Gaudio gaudet propter vocem sponsi
4-36 Ut, et qui seminat, simul gaudeat et qui metit
8-56 Abraham pater... vidit, et gavisus est
11-15 Et gaudeo propter vos, ut credatis
Joan. 14-28 Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem
16-20 Flebitis vos, mundus autem gaudebit
-22 Iterum a. videbo vos et gaudebit cor vestrum
20-20 Gavisi sunt ergo Discipuli, viso Domino
Act. 5-41 Illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii
8-39 Ibat autem per viam suam gaudens
11-23 Cum .. vidisset gratiam Dei, gavisus est
13-48 Audientes autem gentes gavisæ sunt, et glorificabant Deum
15-31 Quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione
Rom. 12-12 Spe gaudentes: In tribulatione patientes
-15 Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus
16-19 Gaudeo igitur in vobis
1 Cor. 7-30 Et qui gaudent, tanquam non gaudentes
13- 6 Non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati
16-17 Gaudeo autem in præsentia Stephanæ
2 Cor. 2- 3 De quibus oportuerat me gaudere
6-10 Quasi tristes, semper autem gaudentes
7- 7 Ita ut magis gauderem
- 9 Nunc gaudeo: non quia contristati estis
-13 Abundantius magis gavisi sumus super gaudio Titi
-16 Gaudeo quod in omnibus confido in vobis
13- 9 Gaudemus e., quoniam nos infirmi sumus
-11 De cætero, fratres, gaudete, perfecti estote
Philip. 1-18 Et in hoc gaudeo, sed et gaudebo
2-17 Gaudeo, et congratulor omnibus vobis
-18 Idipsum autem et vos gaudete, et congratulamini mihi
-28 Misi illum, ut viso eo iterum gaudeatis
3- 1 De cætero, fratres mei, gaudete in Domino
4- 4 Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete
-10 Gavisus sum autem in Domino vehementer
Colos. 1-24 Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis
2- 5 Gaudens, et videns ordinem vestrum
1 Thes. 3- 9 Quo gaudemus propter vos ante Deum
5-16 Semper gaudente
1 Petr. 4-13 Communicant. Christi passionibus, gaudete
Ut et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes
1 Joan. 1- 4 Et hæc scribimus ut gaudeatis
2 Joan. - 4 Gavisus sum valde, quon. inveni de filiis tuis
3 Joan. - 3 Gavisus sum valde venientibus fratribus
Apoc. 11-10 Et inhabitantes terram gaudebunt sup. illos
19- 7 Gaudeamus, et exultemus, et demus gloriam

GAUDIMONIUM.

Baruc. 4-34 Et gaudimonium ejus erit in luctum

GAUDIUM.

Gen. 31-27 Ut prosequerer te cum gaudio, et canticis
Deut. 28-47 Eo quod non servieris Dom. Deo t. in gaudio
2 Reg. 6-12 Adduxit arcam.. in Civit. David cum gaudio
3 Reg. 1-40 Populus... lætantium gaudio magno, et insonuit
1 Par. 12-40 Gaudium quippe erat in Israël
16-27 Fortitudo et gaudium in loco ejus
29- 9 David rex lætatus est gaudio magno
-17 Vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria
2 Par. 20-27 Quod dedisset eis Dominus gaudium de inimicis suis
23-18 Ut offerrent holocausta Domino... in gaudio et canticis
30-23 Quod et fecerunt cum ingenti gaudio
1 Esdr. 6-16 Fecerunt autem... dedicationem domus Dei in gaudio
2 Esdr. 8-10 Gaudium etenim Domini est fortitudo nostra
Tobiæ. 5-11 Et dixit: Gaudium tibi sit semper
-12 Et ait Tobias: Quale gaudium mihi erit!
-27 Ita ut cum gaudio revertatur ad nos
7- 1 Suscepit eos Raguel cum gaudio
-20 Dominus cœli det tibi gaudium pro tædio
11-11 Cœperunt ambo flere præ gaudio
-21 Omnes cum gaudio magno gavisi sunt
12- 3 Gaudium parentibus ejus fecit
14- 4 Reliquum vero vitæ suæ in gaudio fuit
-16 Cum gaudio sepelierunt eum
Judith. 16-24 Per tres menses gaudium hujus victoriæ celebratum est cum Judith
Esth. 8-16 Judæis autem nova lux oriri visa est, gaudium, honor, et tripudium
9-17 Ut...vacarent epulis, gaudio atque conviviis
-19 Quartum decimum diem mensis Adar conviviorum et gaudii decreverunt
-22 Luctus atque tristitia in hilaritatem gaudiumque conversa sunt
-31 Observantes dies sortium, et suo tempore cum gaudio celebrarent

Esth. 10-13 Cum omni studio et gaudio in unum cœtum populi congregati
13-17 Converte luctum nostrum in gaudium
16-21 Hanc enim diem... eis vertit in gaudium
Job. 20- 5 Gaudium hypocritæ ad instar puncti
Psal. 20- 7 Lætificabis eum in gaudio cum vultu tuo
29-12 Convertisti planctum me. in gaudium mihi
50-10 Auditui meo dabis gaudium et lætitiam
125- 2 Tunc repletum est gaudio os nostrum
Prov. 12-20 Qui autem pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium
14-10 In gaudio ejus non miscebitur extraneus
-13 Et extrema gaudii luctus occupat
15-21 Stultitia gaudium stulto
17- 1 Melior est buccella sicca cum gaudio
21-15 Gaudium justo est facere judicium
23-24 Exultat gaudio pater justi
Eccle. 2- 2 Gaudio dixi : Quid frustra deciperis?
9- 7 Et bibe cum gaudio vinum tuum
Sap. 8-16 Nec tædium (*habet*) convictus illius, sed lætitiam et gaudium
Eccli. 1-12 Dabit lætitiam, et gaudium, et long dierum
-18 Religiositas... jucunditatem atque gaudium dabit
6- 4 In gaudium inimicis dat illum
8- 8 Et in gaudium nolumus venire
18-31 Faciet te in gaudium inimicis tuis
30-16 Non est oblectamentum sup. cordis gaudium
Isai. 12- 3 Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris
22-13 Et ecce gaudium et lætitia, occidere vitulos
24- 8 Cessavit gaudium tympanorum
-11 Translatum est gaudium terræ
32-13 Quanto magis super omnes domos gaudii civitatis exultantis?
-14 Gaudium onagrorum pascua gregum
35-10 Gaudium et lætitiam obtinebunt
51- 3 Gaudium et lætitia invenietur in ea
-11 Gaudium et lætitiam tenebunt
60-15 Ponam te in... gaudium in generationem
61- 3 Et darem eis... oleum gaudii pro luctu
65-18 Ecce ego creo... populum ejus gaudium
66-10 Gaudete cum ea gaudio, universi qui lugetis
Jerem. 7-34 Quiescere faciam... vocem gaudii, et vocem lætitiæ
15-16 Factum est mihi verbum tuum in gaudium
16- 9 Ecce ego auferam de loco... vocem gaudii
20-15 Et quasi gaudio lætificavit eum
25-10 Perdamque ex eis vocem gaudii
31-13 Convertam luctum eorum in gaudium
33- 9 Et erit mihi in nomen, et in gaudium
-11 Vox gaudii et vox lætitiæ, vox sponsi
Thren. 2-15 Hæccine est urbs.. gaudium universæ terræ?
5-15 Defecit gaudium cordis nostri
Baruc. 2-23 Auferam a vobis... vocem gaudii, et vocem sponsi
4-22 Et venit mihi gaudium a sancto
-23 Reducet a. vos mihi Dominus cum gaudio
Ezech. 24-25 In die qua tollam... gaudium dignitatis
36- 5 Dederunt terram meam sibi in hæreditatem cum gaudio
Osee. 2-11 Et cessare faciam omne gaudium ejus
Joel. 1-12 Quia confusum est gaudium a filiis hominum
Zach. 8-19 Jejunium decimi erit domui Juda in gaudium
1 Mac. 4-59 Mensis Casleu cum lætitia et gaudio
5-54 Ascenderunt in montem Sion cum lætitia et gaudio
2 Mac. 3-30 Templum... gaudio et lætitia impletum est
15-28 Cumque cessassent, et cum gaudio redirent
Matth. 2-10 Gavisi sunt gaudio magno valde
13-20 Et continuo cum gaudio accipit illud
-44 Præ gaudio illius vadit, et vendit universa
25-21 Intra in gaudium domini tui
-23 Intra in gaudium domini tui
28- 8 Exierunt cito.. cum timore, et gaudio magno
Marc. 4-16 Statim cum gaudio accipiunt illud
Luc. 1-14 Erit gaudium tibi, et exultatio
-44 Exultavit in gaudio infans in utero meo
2-10 Ecce e. evangelizo vobis gaudium magnum
8-13 Qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum
10-17 Reversi sunt a. septuaginta duo cum gaudio
15- 7 Dico vobis quod ita gaudium erit in cœlo
-10 Gaudium erit coram Angelis Dei
24-41 Adhuc autem illis non credentibus, et mirantibus præ gaudio, dixit
-52 Regressi sunt in Jerus. cum gaudio magno
Joan. 3-29 Gaudio gaudet propter vocem sponsi
Hoc ergo gaudium meum impletum est
15-11 Hæc locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur
16-20 Sed tristitia vestra vertetur in gaudium
-21 Jam non meminit pressuræ propter gaudium
-22 Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis
Joan. 16-24 Accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum
17-13 Ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis
Act. 8- 9 Factum est ergo gaudium magnum in illa civitate
12-14 Præ gaudio non aperuit januam
13-52 Discipuli quoque replebantur gaudio
15- 3 Faciebant gaudium magnum om. fratribus
Rom. 14-17 Et pax, et gaudium in Spiritu sancto
15-13 Deus a. spei repleat vos omni gaudio
-32 Ut veniam ad vos in gaudio per voluntatem Dei
2 Cor. 1-23 Adjutores sumus gaudii vestri
2- 3 Quia meum gaudium, omnium vestrum est
7- 4 Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra
-13 Magis gavisi sumus super gaudio Titi
8- 2 Abundantia gaudii ipsorum fuit
Galat. 5-22 Charitas, gaudium, pax, patientia
Philip. 1- 4 Cum gaudio deprecationem faciens
- 7 Socios gaudii mei omnes vos esse
-25 Ad profectum vestrum et gaudium fidei
2- 2 Implete gaudium meum, ut idem sapiatis
-29 Excipite itaque illum cum omni gaudio
4- 1 Fratres mei.. gaudium meum et corona mea
Colos. 1-11 In o. patientia et longanimitate cum gaudio
1 Thes. 1- 6 Excipientes verbum... cum gaudio Spiritus sancti
2-19 Quæ est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriæ?
-20 Vos enim estis gloria nostra et gaudium
3- 9 In omni gaudio quo gaudemus
2 Tim. 1- 4 Desiderans te videre... ut gaudio implear
Phile. - 7 Gaudium enim magnum habui
Hebr. 10-34 Rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis
12- 2 Qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem
-11 Omnis a. disciplina.. videtur non esse gaudii
13-17 Ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes
Jacob. 1- 2 Omne gaudium existimate, fratres mei
4- 9 Convertatur, et gaudium in mœrorem
1 Joan. 1- 4 Gaudium vestrum sit plenum
2 Joan. -12 Ut gaudium vestrum plenum sit

GAULON.

Civitas in Basan, seu Basanitide regione, in dimidia tribu Manasse trans Jordanem, quæ facta fuit confugii, et inter Leviticas urbes filiis Gerson Levitici generis data numeratur. Ab ea denominata est Gaulanitis, seu Gaulonitis regio.

Josue. 20- 8 Et Gaulon in Basan de tribu Manasse
21-27 Gaulon in Basan, et Bosram, cum suburbanis
1 Par. 6-71 De cognatione dimidiæ tribus Manasse, Gaulon in Basan

GAVER.

Locus est in tribu Manasse cis Jordanem, ubi Ochosias rex Juda dum fugeret, deprehensus a militibus Jehu, ad eum adductus est et occisus.

4 Reg. 9-27 Percusserunt eum in ascensu Gaver

GAZA.

Urbs magna in qua habitaverunt Cappadoces, pristinis cultoribus interfectis. Apud veteres erat terminus Chananæorum, cecidit que in sortem tribus Judæ; sed eam tenere non potuit, quia Enacim, id est, gigantes Allophylorum fortissimi restiterunt. Ex quinque erat satrapiis Philisthinorum, ultima urbium versus Ægyptum. Hujus urbis ambas portæ fores media nocte abstulit, et humeris impositas in montem vicinum detulit Samson; sed et postea Dalilæ blanditiis victus et a Philisthinis vinctus, oculis erutis, Gazam ductus est, et in carcere detentus, coactusque molere : cum tandem aliquando principes Philisthinorum idolo suo Dagon festum diem agerent, Samsonique illuderent, ille Deo invocato, apprehensis et concussis duabus quibus innitebatur tota domus, columnis, tria hominum millia, una eademque ruina, secum oppressit. Denique a Christianis episcopalis effecta est, sub archiepiscopo Cæsariensi, Gaza nova; vetus enim eversa fuerat ab Alexandro Magno.

Gen. 10-19 Venientibus a Sidone Geraram usque Gazam
Deut. 2-23 Qui habitabant in Haserim usque Gazam, Cappadoces expulerunt
Josue. 10-41 A Cadesbarne usque Gazam
11-22 Absque civitatibus Gaza, et Geth, et Azoto
15-47 Gaza cum vicis et villulis suis
Judic. 1-18 Cepitque Judas Gazam cum finibus suis
6- 4 Cuncta vastabant usque ad introitum Gazæ
Judic. 16- 1 Abiit quoq. in Gazam, et vidit ibi mulierem
-21 Et duxerunt Gazam vinctum catenis
1 Reg. 6-17 Azotus unum, Gaza unum, Ascalon unum
3 Reg. 4-24 Obtinebat omnem regionem.. a Thaphsa usque ad Gazam
4 Reg. 18- 8 Ipse percussit Philisthæos usque ad Gazam
Jerem. 25-20 Gazæ, et Accaron, et reliquiis Azoti
47- 1 Antequam percuteret Pharao Gazam
- 5 Venit calvitium super Gazam
Amos. 1- 6 Super tribus sceleribus Gazæ
- 7 Et mittam ignem in murum Gazæ, et devorabit ædes ejus
Soph. 2- 4 Quia Gaza destructa erit
Zach. 9- 5 Et Gaza, et dolebit nimis
Et peribit rex de Gaza
1 Mac. 11-61 Et abiit inde Gazam : et concluserunt se qui erant Gazæ
13-43 In diebus illis applicuit Simon ad Gazam
Act. 8-26 Ad viam quæ descendit ab Jerusalem in Gazam

GAZA.

Esth. 3- 9 Decem millia talentorum appendam arcariis gazæ tuæ
Ezech. 27-24 Gazarumque pretiosarum, quæ obvolutæ et astrictæ erant funibus
Act. 8-27 Vir Æthiops.. qui erat super omnes gazas

GAZABAR.

Pater Mithridatis thesaurarii. Nec in Hebræo, nec in Græco textu sequenti habetur vox filii; *Gazabar autem Hebraice significat* thesaurarium; *itaque juxta textum Hebraicum sententia est Cyrum protulisse vasa per manum Mithridatis thesaurarii; et annumeravit ea Sassabasar principi Juda. Porro Sassabasar hic princeps Juda, erat Zorobabel, filius Salathielis et nepos Jechoniæ regis, qui Babylone natus erat, et a Chaldæis Sassabasar dicebatur.*

1 Esdr. 1- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum per manum Mithridatis filii Gazabar

GAZÆI.

Josue. 13- 3 Terra Chanaan, quæ in quinque regulos Philisthiim dividitur, Gazæos, et Azotios, Ascalonitas, Gethæos et Accaronitas

GAZAM.

Anno mundi 3516. Nathinæus, cujus filii de captivitate Babylonis venerunt cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-48 Filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam

GAZARA.

Ipsa est Gazer, civitas olim regia in tribu Ephraim, et Levitis data, non longe a finibus Benjamin; et intelligitur quoque frequenter Gaza, ut patet ex sequentibus.

1 Mac. 7-45 Usquequo veniatur in Gazara
9-52 Munivit civitatem Bethsuram, et Gazaram
13-54 Et habitavit in Gazaris
14- 7 Et dominatus est Gazaræ et Bethsuræ
-34 Et Gazaram, quæ est in finibus Azoti
15-28 Vos tenetis Joppen et Gazaram et arcem
-35 Nam de Joppe et Gazara quæ expostulas
16- 1 Et ascendit Joannes de Gazaris
-19 Et misit alios in Gazaram tollere Joannem
-21 Nuntiavit Joanni in Gazara, quia periit pater
2 Mac. 10-32 Timotheus vero confugit in Gazaram præsidium munitum

GAZENSES.

1 Mac. 11-62 Et rogaverunt Gazenses Jonathan

GAZER.

Gazer describitur in terminis tribus Ephraim inter Bethoron et mare Magnum; et inter Leviticas urbes, quæ ad confugiendum fuerunt concessæ familiæ Caath numeratur. Hanc urbem expugnavit Josue, rege illius, Horam nomine, interfecto, qui venerat ad auxiliandum Lachis contra Israelitas. Pharao rex Ægypti cepit Gazer succenditque eam igni, et Chananæos in civitate habitantes interfecit; postea vero reædificata est a Salomone, qui accepit eam in dotem uxoris suæ filiæ regis Ægypti.

Josue. 10-33 Eo tempore ascendit Horam rex Gazer
12-12 Rex Eglon unus, rex Gazer unus
16- 3 Usque ad terminos Bethoron inferioris et Gazer
-10 Non interfecerunt filii Ephraim Chananæum qui habitabat in Gazer
21-21 De tribu Ephraim urbes confugii.. Gazer

Judic. 1-29 Ephraïm etiam non interfecit Chananæum qui habitabat in Gazer
3 Reg. 9-15 Et Heser, et Mageddo, et Gazer
-16 Pharao rex Ægypti ascendit, et cepit Gazer
-17 Ædificavit ergo Salomon Gazer et Bethoron
1 Par. 6-67 Dederunt... et Gazer cum suburbanis suis
7-28 Ac Occidentalem plagam Gazer et filiæ ejus
20- 4 Initum est bellum in Gazer adversum Philisthæos
1 Mac. 5- 8 Et cepit Gazer civitatem et filias ejus

GAZERA.

Urbs in tribu Ephraim, eadem ac Gazer.

1 Par. 14-16 Percussit castra Philisthinorum, de Gabaon usque Gazera

GAZOPHYLACIUM.

Arca erat ad gazas, id est, divitiarum et pecuniarum oblationes, colligendas, ut ad tempus impenderentur: laicos illuc penetrare nefas erat; sed pecuniæ per manus sacerdotum et Levitarum deferendæ erant, patet enim e sequenti versiculo: Mittebantque in eo sacerdotes, qui custodiebant ostia, omnem pecuniam, quæ deferebatur ad templum Domini. *Ne offerentium pietas retardaretur, nec non consuleretur opportunitati, arca quoque juxta portam domus forinsecus posita erat; ibi quisque quod volebat, absque alterius ministerio, ipse offerre poterat. Josephus hanc explicationem adjuvat, qui lib. 7 de Bello Judaico, cap. 11, plurium gazophylaciorum meminit.*

4 Reg. 12- 9 Et tulit Joiada pontifex gazophylacium
-10 Cumque viderent nimiam pecuniam esse in gazophylacio
2 Esdr. 3-30 Ædificavit Mosollam... contra gazophylacium suum
10-37 Afferemus sacerdotibus ad gazophylacium Dei nostri
-38 Ad gazophylacium in domum thesauri
-39 Ad gazophylacium e. deportabunt filii Isr.
12-43 Super gazophylacia thesauri ad libamina
13- 4 Qui fuerat præpositus in gazophylacio
- 5 Fecit ergo sibi gazophylacium grande
- 8 Et projeci vasa domus Tobiæ foras de gazophylacio
- 9 Præcepique, et emundaverunt gazophylacia
Jerem. 35- 4 Introduxi... ad gazophylacium filior. Hanan Quod erat juxta gazophylacium principum
36-10 In gazophylacio Gamariæ filii Saphan scribæ
-12 Descendit in domum regis ad gazophylacium
-20 Volumen commendaverunt in gazophylacio
-21 Qui tollens illud de gazophylacio Elisamæ
Ezech. 40-17 Ecce gazophylacia, et pavimentum Triginta gazophylacia in circuitu pavimenti
-38 Et per singula gazophylacia ostium
-44 Gazophylacia cantorum in atrio interiori
-45 Et dixit ad me: Hoc est gazophylacium
-46 Porro gazophylacium, quod respicit ad viam Aquilonis
40-10 Inter gazophylacia latitudinem viginti cub.
42- 1 Et introduxit me in gazophylacium
- 4 Ante gazophylacia deambulatio
- 5 Ubi erant gazophylacia in superioribus humiliora
- 7 Et peribolus exterior secundum gazophylacia, quæ erant in via atrii exterioris ante gazophylacia
- 8 Quia longitudo erat gazophylaciorum atrii
- 9 Et erat subter gazophylacia hæc introitus
-10 Et erant ante ædificium gazophylacia
-11 Juxta similitudinem gazophylaciorum
-12 Secundum ostia gazophylaciorum
-13 Et dixit ad me: Gazophylacia Aquilonis, et gazophylacia Austri Hæc sunt gazophylacia sancta
44-19 Reponent ea in gazophylacio sanctuarii
45- 5 Ipsi possidebunt viginti gazophylacia
46-19 Qui erat ex latere portæ in gazophylacia
Marc. 12-41 Et sedens Jesus contra gazophylacium, aspiciebat quomodo turba jactaret æs in gazophylacium
-43 Vidua hæc pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gazophylacium
Luc. 21- 1 Vidit eos qui mittebant... in gazophylacium
Joan. 8-20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio

GEBA.

Constat eamdem esse ac Gabaa de qua supra, nam LXX habent Γαβαά.

2 Esdr. 7-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
11-31 Filii autem Benjamin, a Geba, Mechmas
12-29 De domo Galgal, et de regionibus Geba

GEBAL.

Populus qui descendit a Gebal: utrum autem sit nomen viri, aut regionis, incertum est, cum hoc nomen non inveniatur in Scripturis nisi hoc loco.

Psal. 82- 8 Gebal, et Ammon, et Amalec

GEBBAI.

Anno mundi 3600. Unus e Benjamin nepotibus qui cum Nehemia venerunt a captivitate Babylonis, et habitaverunt in Jerusalem.

2 Esdr. 11- 8 Et post eum Gebbaï, Sellaï, nongenti viginti octo

GEBBAR.

Anno mundi 3516. Gebbar, cujus filii nonaginta quinque venerunt cum Zorobabel a captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-20 Filii Gebbar, nonaginta quinque

GEBBETHON.

Urbs in tribu Dan, inter Elthece et Balaath. Juxta hanc urbem Baasa filius Ahiæ de domo Issachar percussit Nadab filium Jeroboam, et regnavit pro eo super Israel.

Josue. 19-44 Elthece, Gebbethon, et Balaath
3 Reg. 15-27 Et percussit eum in Gebbethon, quæ est urbs Philisthinorum: siquidem Nadab et omnis Israël obsidebant Gebbethon
16-15 Porro exercitus obsidebat Gebbethon
-17 Ascendit ergo Amri... de Gebbethon

GEDDEL.

Nathinæus, qui a captivitate venit in Jerusalem cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-56 Filii Jala, filii Dercon, filii Geddel
2 Esdr. 7-49 Filii Hanan, filii Geddel, filii Gaher

GEDDELTHI. *Nonus Heman filius.*

1 Par. 25- 4 Filii Heman, Bocciaü... Eliatha, Geddelthi
-29 Vigesima secunda (*sors*) Geddelthi

GEDDIEL.

Anno mundi 2545. Moyses, jussu Domini, misit viros duodecim qui considerarent terram Chanaan, quam daturus erat filiis Israel, singulos de singulis tribubus, ex principibus. Geddiel filius Sodi, de tribu Zabulon, missus est cum undecim.

Num. 13-11 De tribu Zabulon, Geddiel filium Sodi

GEDELIAS.

Filius Phassur. Cum audissent Saphatias, Gedelias, Juchal et Phassur sermones Jeremiæ dicentis: Quicumque manserit in civitate hac (*Jerusalem*), morietur gladio, et fame, et peste: qui autem profugerit ad Chaldæos, vivet, et erit anima ejus sospes et vivens; *nam certe* tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis, et capiet eam, *rogaverunt regem Sedeciam ut occideretur Propheta. Tulerunt eum, et projecerunt in lacum, in quo non erat aqua, sed lutum, ut ibi fame conficeretur.*

Jerem. 38- 1 Et Gedelias filius Phassur

GEDEON I.

Anno mundi 2545. Pater Abidan, qui fuit princeps in tribu Benjamin, et in tribu sua electus est a Domino ut una cum Moyse et Aaron ipse et principes uniuscujusque tribus numerarent populum Israel, cum essent in deserto Sinai anno secundo post egressionem ex Ægypto.

Num. 1-11 De Benjamin, Abidan filius Gedeonis
2-22 In tribu filiorum Benjamin princeps fuit Abidan filius Gedeonis
7-60 Die nono princeps filiorum Benjamin, Abidan filius Gedeonis
-65 Hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis
10-24 Et in tribu Benjamin erat dux Abidan filius Gedeonis

GEDEON II.

Filius Joas in tribu Manasse. Fecerunt filii Israel malum in conspectu Domini, qui tradidit illos in manu Madian septem annis, et oppressi sunt valde ab eis. Clamavit Israel ad Dominum, postulans auxilium contra Madianitas. Misit ad eos Dominus prophetam qui illorum exprobraret infidelitatem et injustitiam, insuper et Gedeon filius Joas electus est ut illos liberaret; qui cum virga excuteret et purgaret secreto frumenta in torculari, ut cum tritico fugeret Madian, apparuit ei Angelus Domini, et ait illi: Vade in hac fortitudine qua præditus es, et qua *nunc auctus divino beneficio, et* liberabis Israel de manu Madian: Scito quod miserim te. Ero tecum, et percuties Madian quasi unum virum. *Oculis auribusque percipiebat Gedeon Angelum loquentem; petiit ut signo aliquo monstraret atque confirmaret se talem esse, cui divinam opem victoriamque tam nobilem promittenti fides haberi merito deberet. Itaque Gedeon coxerat hœdum et de farinæ modio azymos panes, carnesque posuerat in canistro, quæ jussit poni Angelus supra petram sub quercu, et jus carnium desuper effundi; statimque extendens summitatem virgæ quam tenebat in manu, tetigit carnes et panes azymos, ascenditque ignis de petra, qui omnia consumpsit. Angelus autem Domini evanuit ex oculis ejus. Eo vero tempore inter vulgares et idiotas vigebat opinio falsa eum, qui vidisset Angelum, mox interiturum; exclamavit ergo Gedeon:* Heu, mi Domine Deus: quia vidi Angelum Domini facie ad faciem, *jam non vivam. Trepidanti Gedeoni Angelus, qui jam paululum recesserat, dixit:* Pax tecum; ne timeas, non morieris. *Ædificavit Gedeon ibi altare quod vocavit:* Domini Pax, *et secessit in Ephra. Anno mundi 2768, ante J. Ch. 1286. Nocte sequenti jussit illi Dominus ut destrueret aram Baal, quæ erat patris ejus, et nemus, quod circa aram erat, succideret. Joas enim pater Gedeonis idolorum cultor erat. Gedeonem vero par est credere impietate maculatum non fuisse, a matre fortasse, vel avia in vero unius Dei cultu educatum. Ædificavit altare Domino, obtulitque holocaustum; sed timens domum patris sui et homines civitatis, per diem noluit id facere, quod nocte complevit. Cumque surrexissent viri oppidi ejus mane, viderunt destructam aram Baal, lucumque succisum; cumque perquirerent auctorem facti, dictum est:* Gedeon filius Joas *fecit hæc omnia. Et dixerunt ad Joas:* Produc *filium tuum huc, ut moriatur. Ait autem illis Joas:* Numquid ultores estis Baal? *Ne solliciti sitis, sacrilegum non patietur ipse Baal in crastinam usque diem vivere, sed ab eo interficietur, quisquis ille sit; magis etiam decet ut Baal, qui a potentia ac dominatu nomen habet, se ipsum ulciscatur, suasque vindicet injurias. Et ex illo die vocatus est Gedeon, Jerobaal, quod idem est ac* impugnans Baal. *Quod cum vidissent Madianitæ, consilium inierunt penitus delendi populum Israël. Omnis ergo Madian, et Amalec et Orientales populi congregati sunt adversum Israelitas et castrametati sunt in valle Jezrael. Spiritus autem Domini induit Gedeon, qui clangens buccina convocavit domum Abiezer, ut ad arma veniret, misitque nuntios in universum Manassen, qui et ipse secutus est eum, sicut et tribus Aser, Zabulon et Nephthali, quæ se conjunxerunt cum copiis Gedeon. Licet Gedeon crederet Deum posse et velle salvum facere Israel, aliud signum tamen postulat quo fides sua augeatur et alacritas magis incitetur, ideo datur illi signum duplex in vellere humido et in vellere sicco. Probatis ad aquas fontis Arad his qui ad pugnam essent progressuri, Gedeon, audito unius e castris Madianitarum somnio, in eos irruit, tubis, lagenis ac lucernis armatus, quos cum Oreb et Zeb principibus eorum devicit. Post hanc victoriam, insurrexerunt adversus Gedeon Ephraimitæ eo quod illos non vocasset ad pugnam contra Madianitas; jurgantesque fortiter, prope vim inferebant ei. Spiritus vero quo tumebant contra eum mox requievit, facile et congrua ratione a Gedeone sedatus. Cum devicisset Zebee et Salmana reges Madian, virosque Soccoth et Phanuel occidisset, volebant illum Israelitæ regem suum facere. Noluit autem ille. Petiit ab eis inaures aureas Ismaelitarum ex præda, sicuti tunc mos erat ducibus aliquid eximium dare, et fuit pondus expostulatarum inaurium mille septingenti auri sicli* (680 écus d'or), *absque ornamentis et monilibus et veste purpurea, quibus reges Madian uti soliti erant, et præter torques aureas camelorum. Fecitque ex eo Gedeon ephod quod domui suæ et Israeli fuit in ruinam; nam in eo peccaverunt Israelitæ in idololatriam lapsi, post mortem tamen Gedeonis. Humiliatus ergo est Madian coram filiis Israel, nec potuerunt ultra cervices elevare. Hoc ergo anno, nempe mundi 2760, ante J. Ch. 1294, incœpit Gedeon judicare populum Israel et quievit terra a præliis. Postquam autem quadraginta annis præfuisset, generatis septuaginta filiis ex uxoribus et uno ex concubina quam habebat in Sichem, quæ genuit ei filium nomine Abimelech, mortuus est in senectute bona, anno mundi 2800, ante J. Ch. 1254, et sepultus est in sepulcro Joas patris sui in Ephra de familia Ezri. Postquam*

autem mortuus est Gedeon, aversi sunt filii Israel, et fornicati sunt cum Baalim.

Judic. 6-11 Cumque Gedeon filius ejus excuteret atque purgaret frumenta
-13 Dixitque ei Gedeon : Obsecro, mi domine
-19 Ingressus est itaque Gedeon et coxit hædum
-22 Vidensque Gedeon quod esset Angelus Do.
-24 Ædificavit ergo ibi Gedeon altare Domino
-27 Assumptis ergo Gedeon decem viris
-29 Gedeon filius Joas fecit hæc omnia
-32 Ex illo die vocatus est Gedeon, Jerobaal
-34 Spiritus autem Domini induit Gedeon
-36 Dixitq. Gedeon ad Deum : Si salvum facis
7- 1 Igitur Jerobaal, qui et Gedeon, de nocte consurgens
- 2 Dixitque Dominus ad Gedeon : Multus tecum est populus
- 4 Dixitque Dominus ad Gedeon : Adhuc populus multus est
- 5 Dixit Dominus ad Gedeon : Qui lingua lambuerint aquas
- 7 Ait Dominus ad Gedeon : In trecentis viris
-13 Cumque venisset Gedeon, narrabat aliquis
-14 Non est hoc aliud, nisi gladius Gedeonis
-15 Cumque audisset Gedeon somnium
-18 Clangite et conclamate : Domino et Gedeoni
-19 Ingressusque est Gedeon et trecenti viri
-20 Clamaveruntq. Gladius Domini et Gedeonis
-24 Misitq. Gedeon nuntios in omnem montem
-25 Capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon
8- 4 Cumque venisset Gedeon ad Jordanem
-11 Ascendensq. Gedeon per viam eorum
-12 Fugeruntq. Zebee et Salmana, quos persequens Gedeon comprehendit
-21 Surrexit Gedeon, et interfecit Zebee et Salmana
-22 Dixeruntque omnes viri Israël ad Gedeon
-27 Fecitq. ex eo Gedeon ephod, et posuit illud Et factum est Gedeoni et omni domui ejus in ruinam
-28 Quievit terra per quadraginta annos quibus Gedeon præfuit
-32 Mortuusq. est Gedeon filius Joas in senectute
-33 Postquam.. mortuus est Gedoon, aversi sunt
-35 Nec fecerunt misericordiam cum domo Jerobaal Gedeon
Hebr. 11-32 Deficiet e. me tempus enarrantem de Gedeon

GEDEON III.

Inter avos Judith filiæ Merari scribitur, in tribu Simeon, vel in tribu Ruben.

Judith. 8- 1 Erat filia Merari filii Idox... filii Gedeon

GEDERA.

Urbs olim regia Chananæorum, quæ postea tribui Judæ assignata est.

Josue. 15-36 Et Saraïm, et Adithaïm, et Gedera

GEDERITES.

1 *Par.* 27-28 In campestribus, Balanan Gederites

GEDEROTHAIM.

Urbium quatuordecim Chananæorum, quæ in secunda parte tribus Judæ sunt, hæc ultima describitur.

Josue. 15-36 Gedera et Gederothaïm : urbes quatuordecim

GEDOR.

Inter Bessur et Mareth; ea est urbs in nona parte tribus Judæ, ubi sex urbes numerantur.

Josue. 15-58 Halhul, et Bessur, et Gedor
1 *Par.* 12- 7 Joëla q. et Zabadia, filii Jeroham de Gedor
1 *Mac.* 15-39 Et mandavit ei ædificare Gedorem
-40 Cendebæus... cœpit... ædificare Gedorem

GEDOR I.

Filius Phanuel. Aliqui putant Gedor non esse proprium viri nomen, sed civitatis tribus Juda, quam ædificasset Phanuel e filiis Juda et ita fuisse hujus civitatis principem.

1 *Par.* 4- 4 Phanuël autem pater Gedor

GEDOR II.

Filius Jared in tribu Juda.

1 *Par.* 4-18 Judaïa peperit Jared patrem Gedor

GEDOR III.

Filius sextus Abigabaon et Maacha, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-31 Gedor quoque, et Ahio, et Zachar
9-37 Gedor quoque, et Ahio, et Zacharias

GEENNOM.

Vallis filiorum Ennom quæ et est vallis Josaphat, juxta muros Jerusalem, quam polluerunt Judæi infami idololatria; in ea enim idolo Moloch fanum consecrarunt et filios exustos obtulerunt, unde factum est ut infernus gehenna vocaretur a Jesu Christo.

Josue. 15- 8 Ad verticem montis qui est contra Geennom
18-16 Descenditque in Geennom (id est, vallem Ennom)

GEHENNA.

Matth. 5-22 Qui autem dixerit, Fatue : reus erit gehennæ ignis
-29 Quam totum corpus tuum mittatur in gehennam
-30 Quam totum corpus tuum eat in gehennam
10-28 Potius timete eum qui potest et animam et corpus perdere in gehennam
18- 9 Quam... mitti in gehennam ignis
23-15 Facitis eum filium gehennæ duplo quam vos
-33 Quomodo fugietis a judicio gehennæ ?
Marc. 9-42 Quam duas manus habentem ire in gehennam
-44 Quam duos pedes habentem mitti in gehennam ignis
-46 Quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis
Luc. 12- 5 Qui..habet potestatem mittere in gehennam
Jacob. 3- 6 Lingua... inflammata a gehenna

GEHON.

Fluvius e paradiso terrestri egrediens. Ipse est qui circuit totam terram Æthiopiæ. Volunt recentiores hunc fluvium non esse Nilum apud Ægyptios, ut veteres putavere, sed Araxem e montibus Armeniæ in Caspium mare effluentem; aiuntque ibi esse Etopas populos quosdam, quorum terram circumeat.

Gen. 2-13 Et nomen fluvii secundi, Gehon
Eccli. 24-37 Et assistens quasi Gehon in die vindemiæ

GELBOE.

Mons in tribu Issachar ab Occidente a Jezrahel usque ad Jordanem per undecim leucas protensus, in quo Saül et Israelitæ fugerunt ante faciem Philisthiim, et ceciderunt interfecti. In monte Gelboe tres filii Saül, Jonathas et Abinadab et Melchisua, cæsi sunt, et Saül vulneratus corruit in gladium suum.

1 *Reg.* 28- 4 Saül... venit in Gelboë
31- 1 Et ceciderunt interfecti in monte Gelboë
- 8 Invenerunt Saül et tres filios ejus jacentes in monte Gelboë
2 *Reg.* 1- 6 Casu veni in montem Gelboë
-21 Montes Gelboë, nec ros nec pluvia veniant
21-12 Cum interfecissent Saül in Gelboë
1 *Par.* 10- 1 Et ceciderunt vulnerati in monte Gelboë
- 8 Invenerunt... jacentes in monte Gelboë

GELO.

Eccli. 43-21 Dum gelaverit, fiet tanquam cacumina tribuli
-22 Et gelavit crystallus ab aqua

GELONITES.

2 *Reg.* 23-34 Eliam filius Achitophel Gelonites

GELU.

Gen. 31-40 Die noctuque æstu urebar, et gelu
Job. 37-10 Flante Deo concrescit gelu
38-29 Et gelu de cœlo quis genuit?
Eccli. 43-21 Gelu sicut salem effundet super terram
Jerem. 36-30 Cadaver ej. projicietur..ad gelu per noctem
Baruc. 2-25 Ecce projecta sunt... et in gelu noctis
Dan. 3-69 Benedicite, gelu et frigus, Domino
Zach. 14- 6 In die illa : Non erit lux, sed frigus et gelu

GEMALLI.

Anno mundi 2543. Pater Ammiel, e tribu Dan. Moyses, jussu Domini, misit a deserto Pharan exploratores qui considerarent et examinarent terram Chanaan, inter quos elegit Ammiel filium Gemalli de tribu Dan.

Num. 13-13 De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli

GEMELLI.

Cant. 4- 2 Omnes gemellis fœtibus, et sterilis non est
- 5 Sicut duo hinnuli capreæ gemelli
6- 5 Omnes gemellis fœtibus, et sterilis non est
7- 3 Sicut duo hinnuli gemelli capreæ

GEMINI.

Gen. 25-24 Ecce gemini in utero ejus reperti sunt
38-27 Apparuerunt gemini in utero

GEMITUS.

Exod. 2-24 Et audivit gemitum eorum
6- 5 Ego audivi gemitum filiorum Israël
Judic. 2-18 Audiebat afflictorum gemitus, et liberabat
Job. 23- 2 Manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum
Psal. 6- 7 Laboravi in gemitu meo, lavabo.. lectum m.
11- 6 Propter miseriam inopum et gemitum pauperum
30-11 Et anni mei in gemitibus
37- 9 Rugiebam a gemitu cordis mei
-10 Gemitus meus a te non est absconditus
78-11 Introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum
101- 6 A voce gemitus mei adhæsit os meum carni
-21 Ut audiret gemitus compeditorum
Sap. 11-13 Et gemitus cum memoria præteritorum
Eccli. 7-29 Gemitus matris tuæ ne obliviscaris
19-11 Tanquam gemitus partus infantis
35-17 Si effundat loquelam gemitus
Isai. 21- 2 Omnem gemitum ejus cessare feci
35-10 Et fugiet dolor et gemitus
51-11 Fugiet dolor et gemitus
Jerem. 45- 3 Laboravi in gemitu meo, et requiem non inveni
Thren. 1-22 Multi e. gemitus mei, et cor meum mœrens
Ezech. 26-15 Numquid non a... gemitu interfectorum tuorum... commovebuntur insulæ ?
30-24 Et gement gemitibus interfecti coram facie
Act. 7-34 Et gemitum eorum audivi, et descendi liberare eos
Rom. 8-26 Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus

GEMMA.

Gen. 40-10 Crescere paulatim in gemmas
Exod. 25- 7 Gemmas ad ornandum ephod ac rationale
31- 5 Marmore, et gemmis, et diversitate lignor.
35- 9 Gemmas ad ornatum superhumeralis
-27 Gemmas ad superhumerale et rationale
39-10 Posuit in eo gemmarum ordines quatuor
Num. 17- 8 Et turgentibus gemmis eruperant flores
2 *Reg.* 12-30 Habens gemmas pretiosissimas
3 *Reg.* 10- 2 Camelis portantibus... et gemmas pretiosas
-10 Aromata multa nimis et gemmas pretiosas
-11 Ligna thyina multa nimis et gemmas pretiosas
1 *Par.* 20- 2 Invenit in ea... pretiosissimas gemmas
2 *Par.* 9- 1 Camelis qui portabant... gemmasque pretiosas
- 9 Dedit autem regi...et gemmas pretiosissimas
-10 Ligna thyina et gemmas pretiosissimas
Judith. 15-14 Dederunt Judith in... gemmis, et omni supellectili
Prov. 17- 8 Gemma gratissima, expectatio præstolantis
20-15 Est aurum et multitudo gemmarum
Eccli. 45-13 Gemmis pretiosis figuratis in ligatura auri
Isai. 3-21 Annulos et gemmas in fronte pendentes
Ezech. 27-16 Gemmam, et purpuram, et scutulata

GEMMARIUS.

Exod. 28-11 Opere sculptoris et cælatura gemmarii, sculpes
39- 6 Paravit et duos lapides... sculptos arte gemmaria
-29 Scripseruntque in ea opere gemmario, SANCTUM DOMINI

GEMMULA.

Eccli. 32- 7 Gemmula carbunculi in ornamento auri

GEMO.

Esth. 7- 4 Esset tolerabile malum, et gemens tacerem
Job. 24-12 De civitatibus fecerunt viros gemere
26- 5 Ecce gigantes gemunt sub aquis
Prov. 5-11 Gemas in novissimis, quando consumpseris
29- 2 Cum impii sumpserint principatum, gemet populus
Sap. 4-19 Et erunt gementes, et memoria illorum peribit
5- 3 Et præ angustia spiritus gementes
Isai. 59-11 Et quasi columbæ meditantes gememus
Thren. 1- 4 Sacerdotes ejus gementes
- 8 Ipsa autem gemens conversa est retrorsum
-11 Omnis populus ejus gemens, et quærens panem
Ezech. 9- 4 Signa Thau sup. frontes virorum gementium
21- 7 Cumque dixerint ad te : Quare tu gemis ?
24-23 Et unusquisque gemet ad fratrem suum
30-24 Et gement gemitibus interfecti coram facie

Nahum. 2- 7 Ancillæ ejus minabantur gementes ut columbæ
Rom. 8-23 Et ipsi intra nos gemimus
Hebr. 13-17 Ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes

GENÆ.

Cant. 1- 9 Pulchræ sunt genæ tuæ sicut turturis
4- 3 Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ
5-13 Genæ illius sicut areolæ aromatum
6- 6 Sicut cortex mali punici, sic genæ tuæ absque occultis tuis
Isai. 50- 6 Dedi... et genas meas vellentibus

GENEALOGIA.

1 Esdr. 2-62 Hi quæsierunt scripturam genealogiæ suæ
8- 1 Genealogia eorum qui ascenderunt mecum
1 Tim. 1- 4 Neque intenderent fabulis et genealogiis interminatis
Tit. 3- 9 Et genealogias, et contentiones... devita
Hebr. 7- 3 Sine patre, sine matre, sine genealogia

GENER.

Gen. 19-12 Habes hic... generum, aut filios, aut filias
-14 Locutus est ad generos suos qui accepturi erant filias
30-36 Posuit spatium... inter se et generum
Judic. 15- 6 Quibus dictum est : Samson gener Thamnathæi
19- 4 Mansitq. gener in domo soceri tribus diebus
- 6 Dixitque pater puellæ ad generum suum
-10 Noluit gener acquiescere sermonibus ejus
1 Reg. 18-18 Quis ego sum... ut fiam gener regis ?
-21 In duabus rebus gener meus eris hodie
-22 Nunc ergo esto gener regis
-23 Num parum videtur vobis generum esse regis ?
-26 Placuit sermo in oculis David, ut fieret gener regis
-27 Annumeravit ea regi, ut esset gener ejus
22-14 Quis... sicut David fidelis, et gener regis
4 Reg. 8-27 Gener enim domus Achab fuit
2 Esdr. 6-18 Quia gener erat Secheniæ filii Area
13-28 Gener erat Sanaballat Horonites, quem fugavi
Tobiæ. 10- 8 At vero Raguël dicebat ad generum suum
1 Mac. 10-54 Et ego ero gener tuus, et dabo tibi dona
16-12 Erat enim gener summi sacerdotis

GENERALITER.

Jerem. 25-20 Et universis generaliter cunctis : regibus

GENERATIO.

Gen. 2- 4 Istæ sunt generationes cœli et terræ
5- 1 Hic est liber generationis Adam
6- 9 Hæ sunt generationes Noë
Perfectus fuit in generationibus suis
7- 1 Te enim vidi justum coram me in generatione hac
9-12 Quæ est vobiscum in generationes sempiternas
10- 1 Hæ sunt generationes filiorum Noë
-20 Hi sunt filii Cham in... linguis, et generationibus
11-10 Hæ sunt generationes Sem : Sem erat centum
-27 Hæ sunt autem generationes Thare
15-16 Generatione autem quarta revertentur huc
17- 7 Statuam pactum... post te in generationibus suis
- 9 Semen tuum post te in generationibus suis
-12 Omne masculinum in generationibus vestris
25-12 Hæ sunt generationes Ismaël filii Abrahæ
-13 Hæc nomina..in vocabulis et generationibus
-19 Hæ quoque sunt generationes Isaac
31- 3 Revertere... et ad generationem tuam
36- 1 Hæ sunt a. generationes Esaü, ipse est Edom
- 9 Hæ a. sunt generationes Esau patris Edom
37- 2 Et hæ sunt generationes ejus
50-22 Vidit Ephraim filios usque ad tertiam generationem
Exod. 3-15 Hoc memoriale meum in generationem et generationem
12-14 Celebrabitis eam solemnem Domino in generationibus vestris
-17 Custodietis diem istum in generationes vestr.
-42 Hanc observare debent omnes filii Israël in generationibus suis
16-32 Custodiatur in futuras retro generationes
-33 Ad servandum in generationes vestras
17-16 Erit contra Amalec, a generatione in generationem
20- 5 Visitans iniquitatem... in tertiam et quartam generationem
29-42 Oblatione perpetua, in generationes vestras
30- 8 Coram Domino in generationes vestras
-10 Placabit super eo in generationibus vestris
Exod. 30-31 Sanctum erit mihi in generationes vestras
31-13 Signum est inter me et vos in generationibus
-16 Celebrent illud in generationibus suis
Levit. 3-17 Jure perpetuo in generationibus
6-18 Sempiternum erit in generationibus vestris
7-36 Religione perpetua in generationibus suis
10- 9 Sempiternum est in generationes vestras
23-14 Præceptum est sempiternum in generationibus
-21 Sempiternum erit in..generationibus vestris
-31 Sempiternum erit vobis in cunctis generationibus
-41 Sempiternum erit in generationibus vestris
24- 3 Rituque perpetuo in generationibus vestris

Per generationes, et familias, ac domos
Num. 1-20 De Ruben primogenito Israëlis
-22 De filiis Simeon
-24 De filiis Gad
-26 De filiis Juda
-28 De filiis Issachar
-30 De filiis Zabulon
-32 De filiis Joseph, filiorum Ephraïm
-34 Porro filiorum Manasse
-36 De filiis Benjamin
-38 De filiis Dan
-40 De filiis Aser
-42 De filiis Nephthali
cognationum suarum recensiti sunt

3- 1 Hæ sunt generationes Aaron et Moysi
10- 8 Eritque hoc legitimum sempiternum in generationibus vestris
14-18 Qui visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartam generationem
18-23 Legitimum sempiternum erit in generationibus vestris
32-13 Donec consumeretur universa generatio
Deut. 1-35 Non videbit quispiam de hominibus generationis hujus
2-14 Donec consumeretur omnis generatio hominum bellatorum
5- 9 Reddens iniquitatem patrum super filios in tertiam et quartam generationem
7- 9 Custodiens pactum... in mille generationes
23- 2 Usque ad decimam generationem
- 3 Etiam post decimam generationem non intrabunt
- 8 Tertia generatione intrabunt in ecclesiam Domini
29-22 Dicetque sequens generatio
32- 5 Generatio prava atque perversa
- 7 Cogita generationes sing. : interroga patrem
-20 Generatio enim perversa est et infideles filii
Judic. 2-10 Omnisque illa generatio congregata est
Ruth. 4-18 Hæ sunt generationes Phares
4 Reg. 10-30 Filii tui usque ad quartam generationem sedebunt super thronum Israël
15-12 Filii tui usque ad quartam generationem sedebunt super thronum Israël
1 Par. 1-29 Et hæ generationes eorum
16-15 Serm., quem præcepit in mille generationes
Tobiæ. 9-11 Usque in tertiam et quartam generationem
14-15 Viditque quintam generationem
-17 Et omnis generatio ejus in bona vita
Esth. 9-28 Per singulas generationes cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
10-13 In cunctas deinceps generationes populi Isr.
Job. 8- 8 Interroga enim generationem pristinam
42-16 Vidit filios suos... usque ad quartam generationem
Ps. H. 10- 6 Dixit enim in corde suo : Non movebor a generatione in generationem
11- 8 Custodies nos a generatione hac in æternum
13- 6 Dominus in generatione justa est
21-32 Annuntiabitur Domino generatio ventura
23- 6 Hæc est generatio quærentium eum
32-11 Cogitationes cordis ejus in generatione et generationem
44-18 Memores erunt nominis tui in omni generatione et generationem
60- 7 Usque in diem generationis et generationis
70-18 Donec annuntiem brachium tuum generationi omni, quæ ventura est
71- 5 Permanebit cum sole, et ante lunam, in generatione et generationem
76- 9 Aut in finem misericordiam suam abscindet, a generatione in generationem ?
77- 4 Non sunt occultata a filiis eorum, in generatione altera
- 6 Ut cognoscat generatio altera
- 8 Generatio prava et exasperans
Generatio, quæ non direxit cor suum
78-13 In generationem et generationem annuntiabimus laudem tuam
84- 6 Aut extendes iram tuam a generatione in generationem ?
88- 2 In generationem et generationem annuntiabo veritatem
Pal. 88- 5 Ædificabo in generationem et generationem sedem tuam
89- 1 Refugium factus es nobis : a generatione in generationem
94-10 Quadraginta annis offensus fui generationi
99- 5 Usque in generationem et generationem veritas ejus
101-13 Memoriale tuum in generationem et generationem
-19 Scribantur hæc in generatione altera
-25 In generationem et generationem anni tui
104- 8 Verbi, quod mandavit in mille generationes
105-31 In generationem et generationem
108-13 In generatione una deleatur nomen ejus
111- 2 Generatio rectorum benedicetur
118-90 In generationem et generationem veritas tua
134-13 Memoriale tuum in generationem et generationem
144- 4 Generatio et generatio laudabit opera tua
-13 Dominatio tua in omni generatione et generatione
145-10 Deus tuus, Sion, in generationem et generationem
Prov. 27-24 Sed corona tribuetur in generationem et generationem
30-11 Generatio, quæ patri suo maledicit
-12 Generatio, quæ sibi munda videtur
-13 Generatio, cujus excelsi sunt oculi
-14 Generatio, quæ pro dentibus gladios habet
Eccle. 1- 4 Generatio præterit, et generatio advenit
Sap. 4- 1 O quam pulchra est casta generatio cum claritate
Eccli. 1-21 Domum illius implebit a generationibus
6-20 Et cito edes de generationibus illius
14-19 Sic generatio carnis et sanguinis
24-26 Et a generationibus meis implemini
-28 Memoria mea in generationes sæculorum
39-13 Nomen ejus requiretur a generatione in generationem
44- 1 Laudemus... parentes nostros in generatione sua
- 7 Omnes isti in generationibus gentis suæ gloriam adepti sunt
-14 Nomen eorum vivit in generationem et generationem
Isai. 13-20 Non fundabitur usque ad generationem et generationem
34-10 A generatione in generationem desolabitur
-17 In generationem et generationem habitabunt in ea
38-12 Generatio mea ablata est
41- 4 Quis hæc... fecit, vocans generationes ab exordio?
51- 8 Justitia mea in generationes generationum
- 9 Consurge sicut... in generationibus sæculorum
53- 8 Generationem ejus quis enarrabit ?
58-12 Fundamenta generationis et generationis suscitabis
60-15 Ponam te in... gaudium in generationem et generationem
61- 4 Instaurabunt civitates desertas, dissipatas in generationem et generationem
66- 9 Si ego, qui generationem cæteris tribuo, sterilis ero
Jerem. 2-31 (*Quasi leo vastator*) generatio vestra
7-29 Reliquit generationem furoris sui
50-39 Nec extruetur usque ad generationem et generationem
Thren. 5-19 Solium tuum in generationem et generationem
Baruc. 6- 2 Eritis ibi... usque ad generationes septem
Ezech. 16- 3 Radix tua, et generatio tua de terra Chanaan
Dan. 3-100 Potestas ejus in generationem et generationem
4-31 Regnum ejus in generationem et generationem
Joel. 1- 3 Filii eorum generationi alteræ
2- 2 Usque in annos generationis et generationis
3-20 Habitabitur, et Jerusalem in generationem et generationem
1 Mac. 2-51 Quæ fecerunt in generationibus suis
-61 Et ita cogitate per generationem et generationem
Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi
-17 Omnes itaque generationes ab Abraham usq. ad David, generationes quatuordecim : et a David usque ad transmigrationem Babylonis, generationes quatuordecim : et a transmigratione Babylonis usq. ad Christum, generationes quatuordecim
-18 Christi autem generatio sic erat
11-16 Cui a. similem æstimabo generationem istam ?
12-39 Generatio mala et adultera signum quærit

Matth. 12-41 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista
-42 Regina Austri surget in judicio cum generatione ista
-45 Sic erit et generationi huic pessimæ
16- 4 Generatio mala et adultera signum quærit
17-16 O generatio incredula et perversa
23-36 Venient hæc omnia super generationem
24-34 Non præteribit generatio hæc, donec omnia hæc fiant
Marc. 8-12 Quid generatio ista signum quærit? Si dabitur generationi isti signum
-38 In generatione ista adultera et peccatrice
9-18 O generatio incredula, quandiu apud vos ero?
13-30 Non transibit generatio hæc, donec omnia ista fiant
Luc. 1-48 Beatam me dicent omnes generationes
7-31 Cui ergo similes dicam homines generationis hujus?
9-41 O generatio infidelis et perversa
11-29 Generatio hæc, generatio nequam est
-30 Ita erit et Filius hominis generationi isti
-31 Regina Austri surget in judicio cum viris generationis hujus
-32 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hac
-50 Qui effusus est a constitutione mundi a generatione ista
-51 Requiretur ab hac generatione
16- 8 Prudentiores filiis lucis in generatione sua
17-25 Oportet illum... reprobari a generatione hac
21-32 Non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant
22-18 Non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat
Act. 2-40 Salvamini a generatione ista prava
8-33 Generationem ejus quis enarrabit?
13-36 David enim in sua generatione
14-15 Qui in præteritis generationibus dimisit
Ephes. 3- 5 Quod aliis generationibus non est agnitum
-21 In omnes generationes sæculi sæculorum
Colos. 1-26 Quod absconditum fuit a sæculis, et generationibus
1 Tim. 2-15 Salvabitur autem per filiorum generationem
Hebr. 3-10 Propter quod infensus fui generationi huic
7- 6 Cujus a. generatio non annumeratur in eis
1 Joan. 5-18 Sed generatio Dei conservat eum

GENERATOR.

Sap. 13- 3 Speciei enim generator hæc omnia constituit

GENERO.

Gen. 17-20 Duodecim duces generabit, et faciam illum
Deut. 28-41 Filios generabis et filias, et non frueris eis
4 Reg. 20-18 Qui egredientur ex te, quos generabis, tollentur
1 Par. 20- 6 Qui et ipse de Rapha fuerat stirpe generatus
Prov. 9- 7 Qui arguit impium, sibi maculam generat
Eccle. 5-13 Generavit filium, qui in summa egestate erit
Eccli. 14-19 Alia generantur, et alia dejiciuntur
Isai. 45-10 Væ qui dicit patri: Quid generas?
65-23 Electi mei... neque generabunt in conturbatione
Jerem. 16- 3 Super filios... qui generantur in loco isto
29- 6 Accipite uxores, et generate filios et filias
30- 6 Interrogate, et videte si generat masculus
Ezech. 16-20 Et tulisti... filias tuas quas generasti mihi
Act. 7-29 In terra Madian, ubi generavit filios duos
Galat. 4-24 In servitutem generans: quæ est Agar
2 Tim. 2-23 Sciens quia generant lites
Hebr. 6- 7 Et generans herbam opportunam illis
Jacob. 1-15 Peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem

GENEROSITAS.

Sap. 8- 3 Generositatem illius glorificat

GENESAR.

Stagnum est Genesareth, quod etiam vocatur mare Galilææ; estque in tribu Zabulon. Lacus autem Genesareth Jordane influente efficitur, in cujus littore Capharnaüm, et Tiberias, et Bethsaida et Chorozaïm urbes sitæ sunt.

1 Mac. 11-67 Castra ejus applicuerunt ad aquam Genesar
Matth. 14-34 Cum transfretassent, venerunt in terram Genesar

GENESARETH.

Marc. 6-53 Cum transfretassent, venerunt in terram Genesareth
Luc. 5- 1 Et ipse stabat secus stagnum Genesareth

GENICULA.

Nahum. 2-10 Cor tabescens, et dissolutio geniculorum

GENIMEN.

Job. 31-12 Et omnia eradicans genimina
Psal. 64-11 Multiplica genimina ejus
Prov. 8-19 Et genimina mea argento electo
18-20 Genimina labiorum ipsius saturabunt eum
Ezech. 36-30 Multiplicabo fructum ligni et genimina agri
Matth. 23-33 Serpentes, genimina viperarum
26-29 Non bibam amodo de hoc genimine vitis
Marc. 14-25 Jam non bibam de hoc genimine vitis
Luc. 3- 7 Genimina viperarum, quis ostendit vobis

GENITALIA.

Num. 25- 8 Perfodit ambos simul... in locis genitalibus

GENITOR.

Eccli. 22- 4 Nam quæ confundit, in contumeliam fit genitoris
Zach. 13- 3 Configent eum... genitores ejus, cum prophetaverit

GENITRIX.

Cant. 3- 4 Donec introducam... in cubiculum genitricis
6- 8 Una est matris suæ, electa genitrici suæ
8- 5 Ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua

GENNÆUS. *Pater Apollonii.*

2 Mac. 12- 2 Timotheus, et Apollonius Gennæi filius

GENTILIS.

Tobiæ. 1-12 Cum omnes ederent ex cibis gentilium
2 Mac. 4-10 Statim ad gentilem ritum contribules suos transferre cœpit
-13 Et profectus gentilis et alienigenæ conversationis
6- 8 Decretum autem exiit in proximas gentilium civitates
Marc. 7-26 Erat e. mulier gentilis, Syrophœnissa genere
Joan. 12-20 Erant autem quidam gentiles
Act. 14- 5 Cum autem factus esset impetus gentilium
16- 1 Timotheus, filius mulieris Judææ fidelis, patre gentili
- 3 Sciebant e. om. quod pater ejus erat gentilis
17- 4 De colentibus gentilibusq. multitudo magna
-12 Mulierum gentilium honestarum
19-10 Audirent verbum Do., Judæi atque gentiles
-17 Notum factum est omnibus Judæis atque gentilibus
20-21 Testificans Judæis atque gentilibus
21-28 Insuper et gentiles induxit in templum
Rom. 15-27 Nam si spiritualium eorum participes facti sunt gentiles
1 Cor. 12-13 Sive Judæi, sive gentiles, sive servi, sive liberi
Galat. 2- 3 Titus, qui mecum erat, cum esset gentilis
Colos. 3-11 Ubi non est gentilis, et Judæus

GENTILITAS.

Judith. 14- 6 Relicto gentilitatis ritu, credidit Deo

GENTILITER.

Galat. 2-14 Si tu, cum Judæus sis, gentiliter vivis, et non Judaïce

GENS, GENTES.

Gen. 10- 5 Ab his divisæ sunt insulæ gentium in region.
-20 Hi sunt filii Cham in... terrisq. et gentibus
-31 Secundum... et regiones, in gentibus suis
-32 Ab his divisæ sunt gentes in terra post diluv.
12- 2 Faciamque te in gentem magnam, et benedicam tibi
14- 1 Chodorlahomor rex... et Thadal rex gentium
- 9 Thadal regem gentium, et Amraphel regem
15-14 Gentem, cui servituri sunt, ego judicabo
17- 4 Erisque pater multarum gentium
- 5 Quia patrem multarum gentium constitui te
- 6 Ponam te in gentibus, regesque ex te egredientur
-20 Et faciam illum in gentem magnam
18-18 Cum futurus sit in gentem magnam
20- 4 Num gentem ignorantem et justam interficies?
21-13 Sed et filium ancillæ faciam in gentem magnam
-18 Quia in gentem magnam faciam eum
22-18 Benedicentur in semine tuo omnes gentes
25-23 Duæ gentes sunt in utero tuo, et duo populi
26- 4 Benedicentur in semine tuo omnes gentes
34-22 Si circumcidamus... ritum gentis imitantes
35-11 Gentes et populi nationum ex te erunt
46- 3 Quia in gentem magnam faciam te ibi
48-19 Et semen illius crescet in gentes
49-10 Et ipse erit expectatio gentium
Exod. 9-24 In..terra Ægypti ex quo gens illa condita est
19- 6 Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale, et gens sancta
32-10 Deleam eos, faciamq. te in gentem magnam
33-13 Respice populum tuum, gentem hanc
34-10 Quæ nunquam visa sunt... in ullis gentibus
-24 Cum enim tulero gentes a facie tua
Levit. 18-24 Contaminatæ sunt universæ gentes
-28 Sicut evomuit gentem, quæ fuit ante vos
21-15 Ne commisceat stirpem... vulgo gentis suæ
26-33 Vos autem dispergam in gentes
-38 Peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet
-45 Eduxi eos... in conspectu gentium
Num. 9-10 Sive in via procul in gente vestra, faciat Phase Domino
14-12 Te a. faciam principem sup. gentem magnam
23- 9 Et inter gentes non reputabitur
24- 8 Devorabunt gentes hostes illius
-20 Principium gentium Amalec, cujus extrema perdentur
31- 8 Et reges eorum... quinque principes gentis
Deut. 4- 6 Populus sapiens et intelligens, gens magna
- 8 Quæ est enim alia gens sic inclyta
-19 In ministerium cunctis gentibus, quæ sub cœlo sunt
-27 Disperget in omnes gentes, et remanebitis pauci in nationibus
-34 Et tolleret sibi gentem de medio nationum
6-14 Non ibitis post deos alienos cunctarum gentium
7- 1 Et deleverit gentes multas coram te
Septem gentes multo majoris numeri quam
- 7 Non quia cunctas gentes numero vincebatis
-17 Plures sunt gentes istæ quam ego
8-20 Sicut gentes, quas delevit Dominus in introitu suo
9-14 Et constituam te super gentem
10-15 De cunctis gentibus sicut hodie comprobatur
11-23 Disperdet Dominus omnes gentes istas
12- 2 Subvertite omnia loca in quibus coluerunt gentes
-29 Quando disperdiderit Dominus... gentes
-30 Sicut coluerunt gentes istæ deos suos
13- 7 Cunctarum in circuitu gentium
14- 2 De cunctis gentibus quæ sunt super terram
15- 6 Fœnerabis gentibus multis, et ipse a nullo accipies
17-15 Non poteris alterius gentis hominem regem facere
18- 9 Cave ne imitari velis abominationes illarum gentium
-14 Gentes istæ, quarum possidebis terram
-15 Prophetham de gente tua et de fratribus
19- 1 Cum disperdiderit Dom. Deus tuus gentes
26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam
-19 Et faciat te excelsiorem cunctis gentibus
28- 1 Faciet te Do... excelsiorem cunctis gentibus
-12 Et fœnerabis gentibus multis
-36 In gentem, quam ignoras tu et patres tui
-49 Adducet Dominus super te gentem
-50 Gentem procacissimam, quæ non deferat seni
28-65 In gentibus quoque illis non quiesces
29-18 Ut vadat et serviat diis illarum gentium
-24 Et dicent omnes gentes: Quare sic fecit
30- 1 Ductus pœnitudine... in universis gentibus
31- 3 Ipse delebit omnes gentes has in conspectu
32- 8 Quando dividebat Altissimus gentes
-21 Et in gente stulta irritabo illos
-28 Gens absque consilio est, et sine prudentia
-43 Laudate, gentes, populum ejus
33-17 Ventilabit gentes usque ad terminos terræ
Josue. 10-13 Donec ulcisceretur se gens de inimicis suis
12-23 Rex gentium Galgal unus
23- 7 Ne postquam intraveritis ad gentes
- 9 Tunc auferet Dom. Deus in conspectu vestro gentes magnas
-12 Quod si volueritis gentium harum
24-18 Et ejecit universas gentes, Amorrhæum
Judic. 2-20 Quia irritum fecit gens ista pactum meum
-21 Et ego non delebo gentes quas dimisit Josue
3- 1 Hæ sunt gentes quas Dominus dereliquit
4- 2 Ipse a. habitabat in Haroseth gentium
-13 Et omnem exercitum de Haroseth gentium
-16 Et exercitum usque ad Haroseth gentium
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ
1 Reg. 8-20 Et erimus nos quoque sicut omnes gentes
2 Reg. 7-23 Quæ est... gens in terra, propter quam ivit Deus
Redemisti tibi ex Ægypto gentem, et deum ej.
8-11 Quæ sanctificaverat de universis gentibus quas subegerat
22-44 Custodies me in caput gentium
-50 Confitebor tibi, Domine, in gentibus

3 *Reg.* 4-31 Et erat nominatus in universis gentibus
11- 2 De gentibus super quibus dixit Dominus
14-24 Feceruntque omnes abominationes gentium
18-10 Quia non est gens aut regnum, quo non miserit
Adjuravit regna singula et gentes
4 *Reg.* 6-18 Percute, obsecro, gentem hanc cæcitate
16- 3 Transferens per ignem secundum idola gentium
17- 8 Et ambulaverunt juxta ritum gentium
-11 Adolebant ibi incensum super aras in morem gentium
-15 Secuti sunt gentes, quæ erant per circuitum
-26 Et dictum : Gentes, quas transtulisti
-29 Et unaquæque gens fabricata est deum suum
Gens et gens in urbibus suis, in quibus habitabat
-33 Diis quoque suis serviebant juxta consuetudinem gentium
-41 Fuerunt igitur gentes istæ timentes quidem Dominum
18-33 Numquid liberaverunt dii gentium terram
19-12 Numquid liberaverunt dii gentium singulos
-17 Dissipaverunt reges Assyriorum gentes
21- 2 Fecitque malum... juxta idola gentium
- 9 Ut facerent malum super gentes
1 *Par.* 14-17 Dedit pavorem ejus super omnes gentes
16-20 Et transierunt de gente in gentem
-24 Narrate in gentibus gloriam ejus
-35 Congrega nos, et erue de gentibus
17-21 Gens una in terra, ad quam perrexit Deus
18-11 Cum argento et auro quod tulerat ex universis gentibus
2 *Par.* 9-14 Excepta ea summa quam legati diversarum gentium
15- 6 Pugnabit enim gens contra gentem
20- 6 Dominaris cunctis regnis gentium
28- 3 Juxta ritum gentium, quas interfecit Dom.
32-13 Numquid prævaluerunt dii gentium
-14 Quis est de universis diis gentium
-15 Si e. nullus potuit deus cunctarum gentium
-17 Sicut dii gentium cæterarum non potuerunt liberare
-23 Exaltatus est post hæc coram cunctis gentibus
33- 2 Juxta abominationes gentium
- 9 Ut facerent malum super omnes gentes
36-14 Juxta universas abominationes gentium
1 *Esdr.* 4-10 Et cæteri de gentibus, quas transtulit
6-21 A coinquinatione gentium terræ ad eos
2 *Esdr.* 4- 2 Num dimittent eos gentes? Num sacrificabunt
5- 8 Redemimus fratres nostros Judæos, qui venditi fuerant gentibus
- 9 Ne exprobretur nobis a gentibus inimicis
-17 Et qui veniebant ad nos de gentibus
6- 6 In gentibus auditum est, et Gossem dixit
-16 Factum est... ut timerent universæ gentes
13-26 In gentibus multis non erat rex similis ei
Tobiæ. 8- 5 Sicut gentes quæ ignorant Deum
-19 Ut cognoscat universitas gentium
13- 3 Et in conspectu gentium laudate eum
- 4 Quoniam ideo dispersit vos inter gentes
- 7 Ostendit majestatem suam in gentem peccatricem
14- 8 Et relinquent gentes idola sua
Judith. 1- 1 Arphaxad... subjugaverat multas gentes
- 8 Et ad gentes quæ sunt in Carmelo
4-10 Et fierent opprobrium gentibus
5-29 Ut sciat omnis gens quoniam Nabuchodonosor deus terræ est
6- 2 Quod gens Israël defendatur a Deo suo
7-21 Ut non dicant inter gentes : Ubi est Deus eorum?
8-20 Humiliabit omnes gentes
9-19 Omnes gentes agnoscant, quia tu es Deus
11- 6 Nuntiatur... industria universis gentibus
13-31 In omni gente, quæ audierit nomen tuum
16-20 Væ genti insurgenti super genus meum
Esth. 1-22 Ut quæque gens audire et legere poterat
3- 6 Audierat enim quod esset gentis Judææ
- 7 Quo mense gens Judæorum deberet interfici
-12 Scriptum est... ad... judices provinciarum diversarumque gentium, ut quæque gens legere poterat
8-17 In tantum ut plures alterius gentis et sectæ
10- 8 Gentes, quæ convenerant
- 9 Gens autem mea, Israël est
Fecit signa magna atq. portenta inter gentes
-10 Duas sortes esse præcepit, unam populi Dei, et alteram cunctarum gentium
-11 Venitque utraque sors... coram Deo universis gentibus
11- 7 Ut pugnarent contra gentem justorum
- 9 Conturbataque est gens justorum

Esth. 13- 2 Cum plurimis gentibus imperarem
- 4 Contra omnium gentium consuetudinem
- 5 Videntes unam gentem rebellem
14- 5 Tulisses Israël de cunctis gentibus
-10 Ut aperiant ora gentium
16-10 Aman... et animo et gente Macedo
-13 Esther cum omni gente sua
Job. 12-23 Qui multiplicat gentes, et perdit eas
34-29 Super gentes, et super omnes homines
Psal. 2- 1 Quare fremuerunt gentes?
- 8 Dabo tibi gentes hæreditatem tuam
9- 6 Increpasti gentes, et periit impius
-12 Annuntiate inter gentes studia ejus
-16 Infixæ sunt gentes in interitu quem fecerunt
-18 Omnes gentes quæ obliviscuntur Deum
-20 Judicentur gentes in conspectu tuo
-21 Ut sciant gentes quoniam homines sunt
H. 10-16 Peribitis, gentes, de terra illius
17-44 Constitues me in caput gentium
21-28 Adorabunt in conspectu ejus universæ familiæ gentium
-29 Et ipse dominabitur gentium
32-10 Dominus dissipat consilia gentium
-12 Beata gens, cujus est Dominus Deus ejus
42- 1 Discerne causam meam de gente non sancta
43- 3 Manus tua gentes disperdidit
-12 Et in gentibus dispersisti nos
-15 Posuisti nos in similitudinem gentibus
45- 7 Conturbatæ sunt gentes, et inclinata sunt regna
-11 Exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra
46- 2 Omnes gentes, plaudite manibus
- 4 Subjecit... et gentes sub pedibus nostris
- 9 Regnabit Deus super gentes
48- 2 Audite hæc, omnes gentes
56-10 Psalmum dicam tibi in gentibus
58- 6 Intende ad visitandas omnes gentes
- 9 Ad nihilum deduces omnes gentes
64- 8 Turbabuntur gentes
65- 7 Oculi ejus super gentes respiciunt
- 8 Benedicite, gentes, Deum nostrum
66- 3 In omnibus gentibus salutare tuum
- 5 Lætentur et exultent gentes
Et gentes in terra dirigis
67-31 Dissipa gentes, quæ bella volunt
71-11 Omnes gentes servient ei
-17 Omnes gentes magnificabunt eum
77-54 Et ejecit a facie eorum gentes
78- 1 Deus, venerunt gentes in hæreditatem tuam
- 6 Effunde iram tuam in gentes
-10 Ne forte dicant in gentibus : Ubi est Deus eorum?
79- 9 Ejecisti gentes, et plantasti eam
81- 8 Quoniam tu hæreditabis in omnibus gentibus
82- 5 Dixerunt : Venite, et disperdamus eos de gente
85- 9 Omnes gentes quascumque fecisti, venient
88-51 Quod continui in sinu meo, multarum gentium
93-10 Qui corripit gentes, non arguet
95- 3 Annuntiate inter gentes gloriam ejus
- 7 Afferte Domino patriæ gentium
-10 Dicite in gentibus quia Dominus regnavit
97- 2 In conspectu gentium revelavit justitiam s.
101-16 Timebunt gentes nomen tuum
104- 1 Annuntiate inter gentes opera ejus
-13 Pertransierunt de gente in gentem
-44 Et dedit illis regiones gentium
105- 5 Ad lætandum in lætitia gentis tuæ
-34 Non disperdiderunt gentes, quas dixit Dominus illis
-35 Et commixti sunt inter gentes
-41 Et tradidit eos in manus gentium
110- 7 Ut det illis hæreditatem gentium
112- 4 Excelsus super omnes gentes Dominus
113- 2 Nequando dicant gentes : Ubi est Deus eorum?
- 4 Simulacra gentium argentum et aurum
116- 1 Laudate Dominum, omnes gentes
117-10 Omnes gentes circuierunt me
125- 2 Tunc dicent inter gentes : Magnificavit Dominus facere cum eis
134-10 Qui percussit gentes multas : et occidit reges
-15 Simulacra gentium argentum et aurum
Prov. 14-34 Justitia elevat gentem
Eccli. 4-16 Qui audit illam, judicabit gentes
10- 7 Et execrabilis omnis iniquitas gentium
- 8 Regnum a gente in gentem transfertur
-18 Radices gentium superbarum arefecit Deus
Et plantavit humiles ex ipsis gentibus
-19 Terras gentium evertit Dominus
16- 7 In gente incredibili exardescet ira
-10 Non misertus est illis, gentem totam perdens

Eccli. 16-26 Distinxit... initia eorum in gentibus suis
17-14 In unamquamque gentem præposuit rectorem
24-10 Et in omni gente primatum habui
28-16 Dispersit illos de gente in gentem
-18 Et gentes fortes dissolvit
29-25 Et vagati sunt in gentibus alienis
35-23 Et gentibus reddet vindictam, donec tollat plenitudinem
36- 2 Et immitte timorem tuum super gentes
- 3 Alleva manum tuam super gentes alienas
39- 5 In terram alienigenar. gentium pertransiet
-14 Sapientiam ejus enarrabunt gentes
-28 Sic ira ipsius gentes... hæreditabit
44- 7 Omnes isti in generationibus gentis suæ gloriam adepti sunt
-16 Ut det gentibus pœnitentiam
-20 Abraham magnus, pater multitudinis gentium
-22 Dedit illi gloriam in gente sua
-25 Benedictionem omnium gentium dedit illi Dominus
45- 8 Dedit illi sacerdotium gentis
-11 In memoriam filiis gentis suæ
-27 Cæterum in terra gentes non hæreditabit, et pars non est illi in gente
-29 Et stare in reverentia gentis
-30 Statuit..principem sanctorum, et gentis suæ
-31 Ut daret sapientiam... judicare gentem suam in justitia
Gloriam ipsorum in gentem eorum æternam fecit
46- 7 Impetum fecit contra gentem hostilem
- 8 Ut cognoscant gentes potentiam ejus
- 9 Et prohibere gentem a peccatis
-16 Et unxit principes in gente sua
-23 In prophetia delere impietatem gentis
47- 4 Numquid non... abstulit opprobrium de gente?
- 6 Et exaltare cornu gentis suæ
-27 Dereliquit post se de semine suo gentis stultitiam
-28 Qui avertit gentem consilio suo
48-17 Et relicta est gens perpauca
49- 3 Ipse est directus divinitus in pœnitentiam gentis
- 7 Dederunt... gloriam suam alienigenæ genti
-17 Ut Joseph, qui natus est... firmamentum gentis
50- 4 Qui curavit gentem suam, et liberavit eam
- 5 Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis
51-12 Et liberas eos de manibus gentium
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
2- 2 Et fluent ad eum omnes gentes
- 4 Et judicabit gentes, et arguet populos
Non levabit gens contra gentem gladium
9- 1 Trans Jordanem Galilææ gentium
- 3 Multiplicasti gentem, et non magnificasti lætitiam
10- 6 Ad gentem fallacem mittam eum
- 7 Ad internecionem gentium non paucarum
11-10 Ipsum gentes deprecabuntur
13- 4 Vox sonitus regum, gentium congregatarum
14- 6 Subjicientem in furore gentes
-12 Qui vulnerabas gentes
-18 Omnes reges gentium universi dormierunt
-26 Hæc est manus ejus extenta super universas gentes
-32 Et quid respondebitur nuntiis gentis?
16- 8 Vineam Sabama domini gentium exciderunt
18- 2 Ite, Angeli veloces, ad gentem convulsam
Ad gentem expectantem et conculcatam
- 7 A gente expectante, expectante et conculcata
23- 3 Et facta est negotiatio gentium
25- 3 Civitas gentium robustarum timebit te
26- 2 Aperite portas, et ingrediatur gens justa
-15 Indulsisti genti, Domine, indulsisti genti
29- 7 Multitudo omnium gentium, quæ dimicaverunt
- 8 Sic erit multitudo omnium gentium
30-28 Ad perdendas gentes in nihilum
33- 3 Ab exaltatione tua dispersæ sunt gentes
34- 1 Accedite, gentes, et audite, et populi
- 2 Indignatio Domini super omnes gentes
36-18 Numquid liberaverunt dii gentium
37-12 Numquid eruerunt eos dii gentium
40-15 Ecce gentes quasi stilla situlæ... reputatæ
-17 Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo
41- 1 Et gentes mutent fortitudinem : accedant
- 2 Dabit in conspectu ejus gentes, et reges obtinebit
42- 1 Dedi spiritum..judicium gentibus proferet

Isai. 42- 6 Dedi te in fœdus populi, in lucem gentium
43- 9 Omnes gentes congregatæ sunt simul
45- 1 Ut subjiciam ante faciem ejus gentes
-20 Accedite simul, qui salvati estis ex gentibus
49- 6 Ecce dedi te in lucem gentium
- 7 Hæc dicit Dominus... ad abominatam gentem
-22 Ecce levabo ad gentes manum meam
52-10 Paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium gentium
-15 Iste asperget gentes multas
54- 3 Et semen tuum gentes hæreditabit
55- 4 Ecce... ducem ac præceptorem gentibus
- 5 Ecce gentem, quam nesciebas, vocabis
Et gentes, quæ te non cognoverunt, ad te current
58- 2 Quasi gens, quæ justitiam fecerit
60- 3 Et ambulabunt gentes in lumine tuo
- 5 Quando... fortitudo gentium venerit tibi
-11 Ut afferatur ad te fortitudo gentium
-12 Gens enim et regnum, quod non servierit tibi, peribit: et gentes solitudine vastabuntur
-16 Suges lac gentium, et mamilla regum lactaberis
-22 Et parvulus in gentem fortissimam
61- 6 Fortitudinem gentium comedetis
- 9 Et scient in gentibus semen eorum
-11 Et laudem coram universis gentibus
62- 2 Et videbunt gentes justum tuum
63- 3 Et de gentibus non est vir mecum
64- 2 A facie tua gentes turbarentur
65- 1 Ecce ego, ecce ego, ad gentem quæ non invocabat nomen meum
66- 8 Numquid... aut parietur gens simul
-12 Quasi torrentem inundantem gloriam gentium
-18 Venio ut congregem cum omnibus gentibus
-19 Mittam ex eis... ad gentes in mare
Et annuntiabunt gloriam meam gentibus
-20 Adducent omnes fratres vestros de cunctis gentibus donum Domino
Jerem. 1- 5 Prophetam in gentibus dedi te
-10 Ecce constitui te hodie super gentes
2-11 Si mutavit gens deos suos
3-17 Congregabuntur ad eam omnes gentes
-19 Hæreditatem præclaram exercituum gentium
4- 2 Benedicent eum gentes, ipsumq. laudabunt
- 7 Et prædo gentium se levavit
-16 Dicite gentibus: Ecce auditum est in Jerus.
5- 9 In gente tali non ulciscetur anima mea?
-15 Ecce ego adducam super vos gentem de longinquo
Gentem robustam, gentem antiquam
Gentem, cujus ignorabis linguam
-29 Aut super gentem hujuscemodi non ulciscetur anima mea?
6-18 Ideo audite, gentes, et cognosce, congregatio
-22 Gens magna consurget a finibus terræ
7-28 Hæc est gens, quæ non audivit vocem Dom.
9- 9 Aut in gente hujusmodi non ulciscetur anima mea?
-16 Et dispergam eos in gentibus
-26 Quia omnes gentes habent præputium
10- 2 Juxta vias gentium nolite discere: et a signis cœli nolite metuere, quæ timent gentes
- 7 Quis non timebit te, o rex gentium?
Inter cunctos sapientes gentium
-10 Non sustinebunt gentes comminationem ej.
-25 Effunde indignationem tuam super gentes
12-17 Quod si non audierint, evellam gentem illam
14-22 Numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant?
16-19 Ad te gentes venient ab extremis terræ
18- 7 Repente loquar adversum gentem
- 8 Si pœnitentiam egerit gens illa a malo suo
- 9 Subito loquar de gente et de regno
-13 Interrogate gentes: Quis audivit talia
22- 8 Pertransibunt gentes multæ per civitatem
25-11 Servient omnes gentes istæ regi Babylonis
-12 Visitabo super regem Babylonis, et super gentem illam
-13 Prophetavit Jeremias adversum o. gentes
-14 Cum essent gentes multæ, et reges magni
-15 Propinabis de illo cunctis gentibus
-17 Propinavi cunctis gentibus, ad quas misit me
-31 Quia judicium Domino cum gentibus
-32 Ecce afflictio egredietur de gente in gentem
26- 6 Urbem hanc dabo in maledictionem cunctis gentibus terræ
27- 7 Et servient ei omnes gentes, et filio ejus
Et servient ei gentes multæ, et reges magni
- 8 Gens autem et regnum, quod non servierit

Jerem. 27-8 In peste visitabo super gentem illam
-11 Porro gens quæ subjecerit cervicem suam
-13 Sicut locutus est Dominus ad gentem
28-11 Confringam jugum... de collo omnium gentium
-14 Jugum ferreum posui super collum cunctarum gentium istarum
29-14 Congregabo vos de universis gentibus
-18 Dabo eos... in opprobrium cunctis gentibus
30-11 Faciam enim consummationem in cunctis gentibus
31- 7 Hinnite contra caput gentium
-10 Audite verbum Domini, gentes
-36 Ut non sit gens coram me cunctis diebus
33- 9 Erit mihi... in exultationem cunctis gentibus terræ
-24 Eo quod non sit ultra gens coram eis
36- 2 Et adversum omnes gentes
43- 5 Qui reversi fuerant de cunctis gentibus
44- 8 In opprobrium cunctis gentibus terræ
46- 1 Verbum Domini ad Jer... contra gentes
-12 Audierunt gentes ignominiam tuam
-28 Quia ego consumam cunctas gentes
48- 2 Venite, et disperdamus eam de gente
49-14 Et legatus ad gentes missus est
-15 Ecce enim parvulum dedi te in gentibus
-31 Consurgite, et ascendite ad gentem quietam
-36 Et non erit gens, ad quam non perveniant profugi Ælam
50- 2 Annuntiate in gentibus, et auditum facite
- 3 Quoniam ascendit contra eam gens ab Aquilone
- 9 Adducam in Babylonem congregationem gentium
-12 Ecce novissima erit in gentibus, deserta
-23 Quomodo versa est in desertum Babylon in gentibus?
-41 Gens magna, et reges magni consurgent
-46 Et clamor inter gentes auditus est
51- 7 De vino ejus biberunt gentes
-20 Et ego collidam in te gentes
-27 Clangite buccina in gentibus, sanctificate super eam gentes
-28 Sanctificate contra eam gentes
-41 Quomodo facta est in stuporem Babylon inter gentes?
-44 Non confluent ad eum ultra gentes
-58 Labores... gentium in ignem erunt
Thren. 1- 1 Facta est quasi vidua domina gentium
- 3 Habitavit inter gentes, nec invenit requiem
-10 Quia vidit gentes ingressas sanctuarium
2- 9 Regem ejus et principes ejus in gentibus
4-15 Et commoti dixerunt inter gentes: Non addet ultra ut habitet in eis
-17 Cum respiceremus attenti ad gentem
-20 In umbra tua vivemus in gentibus
Baruc. 2-13 Quia derelicti sumus pauci inter gentes
-29 Multitudo hæc magna convertetur in minimam inter gentes
3-16 Ubi sunt principes gentium?
4- 3 Ne tradas... dignitatem tuam genti alienæ
- 6 Venundati estis gentibus non in perditionem
-15 Adduxit enim super illos gentem de longinquo, gentem improbam, et alterius linguæ
6- 3 Videbitis in Babylonia deos... ostentantes metum gentibus
-50 Scietur postea quia falsa sunt ab universis gentibus
-66 Signa etiam in cœlo gentibus non ostendunt
Ezech. 2- 3 Mitto ego te... ad gentes apostatrices
4-13 Inter gentes, ad quas ejiciam eos
5- 5 Ista est Jerusalem, in medio gentium posui
- 6 Ut plus esset impia quam gentes
- 7 Quia superastis gentes
Et juxta judicia gentium... non estis operati
- 8 Faciam in medio tui judicia in oculis gentium
-14 Et dabo te... in opprobrium gentibus
-15 Et eris... stupor in gentibus
6- 8 Qui fugerint gladium in gentibus
- 9 Recordabuntur mei liberati vestri in gentibus
7-24 Et adducam pessimos de gentibus
11-12 Sed juxta judicia gentium... estis operati
-16 Quia longe feci eos in gentibus
12-15 Quando dispersero illos in gentibus
-16 Ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus
16-14 Et egressum est nomen tuum in gentes
19- 4 Et audierunt de eo gentes
- 8 Convenerunt adversus eum gentes undique
20- 9 Ut non violaretur coram gentibus
-14 Ne violaretur coram gentibus
-22 Ut non violaretur coram gentibus
-32 Dicentium: Erimus sicut gentes

Ezech. 22- 4 Propterea dedi te opprobrium gentibus
-16 Et possidebo te in conspectu gentium
23-30 Quia fornicata es post gentes
25- 7 Et tradam te in direptionem gentium
- 8 Ecce sicut omnes gentes, domus Juda
-10 Ut non sit ultra memoria filiorum Ammon in gentibus
26- 3 Ascendere faciam ad te gentes multas
- 5 Et erit in direptionem gentibus
28- 7 Adducam super te alienos, robustissimos gentium
-19 Omnes qui viderint te in gentibus
-25 Sanctificabor in eis coram gentibus
29-15 Imminuam eos ne imperent gentibus
30- 3 Dies nubis: tempus gentium erit
-11 Populus ejus cum eo, fortissimi gentium
-23 Dispergam Ægyptum in gentibus
31- 6 Habitabat cœtus gentium plurimarum
-11 Tradidi eum in manu fortissimi gentium
-16 A sonitu ruinæ ejus commovi gentes
32- 2 Leoni gentium assimilatus es, et draconi
- 9 Cum induxero contritionem tuam in gentibus
-12 Inexpugnabiles omnes gentes hæ
-16 Filiæ gentium plangent eum
-18 Detrahe eam ipsam et filias gentium robust.
34-28 Non erunt ultra in rapinam in gentibus
-29 Neque portabunt ultra opprobrium gentium
35-10 Duæ gentes, et duæ terræ meæ erunt
36- 3 Facti in hæreditatem reliquis gentibus
- 4 Subsannatæ a reliquis gentibus per circuit.
- 5 In igne zeli mei locutus sum de reliquis gentibus
- 6 Eo quod confusionem gentium sustinueritis
- 7 Ut gentes, quæ in circuitu vestro sunt
-13 Devoratrix hominum es, et suffocans gentem tuam
-14 Et gentem tuam non necabis ultra
-15 Nec auditam faciam in te amplius confusionem gentium
Et gentem tuam non amittes amplius
-19 Et dispersi eos in gentes
-20 Et ingressi sunt ad gentes
-21 Quod polluerat domus Israël in gentibus
-22 Quod polluistis in gentibus ad quas intrastis
-23 Quod pollutum est inter gentes
Ut sciant gentes quia ego Dominus
-24 Tollam quippe vos de gentibus
-30 Ut non portetis ultra opprobrium famis in gentibus
-36 Et scient gentes quæcumq. derelictæ fuerint
37-22 Et faciam eos in gentem unam in terra
Et non erunt ultra duæ gentes
-28 Et scient gentes quia ego Dominus
38-12 Qui est congregatus ex gentibus
-16 Ut sciant gentes me, cum sanctificatus fuero
-23 Notus ero in oculis multarum gentium
39- 7 Scient gentes quia ego Dominus sanctus Isr.
-21 Et ponam gloriam meam in gentibus
Et videbunt omnes gentes judicium meum
-23 Et scient gentes quoniam in iniquitate sua
-27 In oculis gentium plurimarum
Dan. 3-37 Imminuti sumus plus quam omnes gentes
-98 Nabuchodonosor rex, omnibus populis, gentibus, et linguis
8-22 Quatuor reges de gente ejus consurgent
12- 1 Ex quo gentes esse cœperunt
Joel. 1- 6 Gens enim ascendit super terram meam
2-19 Non dabo vos ultra opprobrium in gentibus
3- 2 Congregabo omnes gentes, et deducam eas
- 8 Venundabunt eos Sabæis genti longinquæ
- 9 Clamate hoc in gentibus, sanctificate bellum
-11 Erumpite, et venite omnes gentes de circuitu
-12 Consurgant, et ascendant gentes in vallem Josaphat: quia ibi sedebo, ut judicem omnes gentes in circuitu
Amos. 6-15 Ecce enim suscitabo super vos... gentem
9- 9 Concutiam in omnibus gentibus domum Isr.
Abdiæ. - 1 Et legatum ad gentes misit
- 2 Ecce parvulum dedi te in gentibus
-15 Juxta est dies Domini super omnes gentes
-16 Bibent omnes gentes jugiter
Mich. 4- 2 Et properabunt gentes multæ, et dicent
- 3 Corripiet gentes fortes usque in longinquum
Non sumet gens adversus gentem gladium
- 7 Ponam... eam, quæ laboraverat, in gentem robustam
-11 Congregatæ sunt super te gentes multæ
5- 8 Et erunt reliquiæ Jacob in gentibus
-14 Et faciam... ultionem in omnibus gentibus
7-16 Videbunt gentes, et confundentur
Nahum. 3- 4 Quæ vendidit gentes in fornicationibus suis
- 5 Ostendam gentibus nuditatem tuam

Habac. 1- 5 Aspicite in gentibus, et videte
- 6 Ego suscitabo Chaldæos, gentem amaram
-17 Et semper interficere gentes non parcet
2- 5 Et congregabit ad se omnes gentes
- 8 Quia tu spoliasti gentes multas
-13 Laborabunt.. gentes in vacuum, et deficient
3- 6 Aspexit, et dissolvit gentes
-12 In furore obstupefacies gentes
Soph. 2- 1 Convenite, congregamini, gens non amabilis
- 5 Væ qui habitatis funiculum maris, gens perditorum
- 9 Et residui gentis meæ possidebunt illos
-11 Adorabunt eum... omnes insulæ gentium
-14 Et accubabunt in medio ejus greges, omnes bestiæ gentium
3- 6 Disperdidi gentes, et dissipati sunt anguli
- 8 Quia judicium meum ut congregem gentes
Aggæi. 2- 8 Et movebo omnes gentes : ET VENIET DESIDERATUS cunctis gentibus
-15 Et sic gens ista ante faciem meam
-23 Conteram fortitudinem regni gentium
Zach. 1-15 Ego irascor super gentes opulentas
-21 Venerunt... ut dejiciant cornua gentium
2- 8 Post gloriam misit me ad gentes
-11 Et applicabuntur gentes multæ ad Dominum
8-13 Et erit : sicut eratis maledictio in gentibus
-22 Venient populi multi et gentes robustæ
-23 Decem homines ex omnibus linguis gentium
9-10 Et loquetur pacem gentibus
12- 9 Quæram conterere omnes gentes
14- 2 Et congregabo omnes gentes ad Jerusalem
- 3 Et præliabitur contra gentes illas
-12 Hæc erit plaga, qua percutiet Dominus omnes gentes
-14 Congregabuntur divitiæ omnium gentium
-16 Qui reliqui fuerint de universis gentibus
-18 Sed erit ruina, qua percutiet Dominus omnes gentes
-19 Et hoc peccatum omnium gentium
Malac. 1-11 Magnum est nomen meum in gentibus
-14 Et nomen meum horribile in gentibus
3- 9 Et me vos configitis gens tota
-12 Et beatos vos dicent omnes gentes
1 *Mac.* 1- 3 Accepit spolia multitudinis gentium
- 5 Et obtinuit regiones gentium et tyrannos
-12 Disponamus testamentum cum gentibus
-14 Dedit illis potestatem ut facerent justitiam gentium
-36 Posuerunt illic gentem peccatricem
-44 Consenserunt omnes gentes secundum verbum regis
-46 Ut sequerentur leges gentium terræ
2-10 Quæ gens non hæreditavit regnum ejus
-12 Et coinquinaverunt ea gentes
-18 Sicut fecerunt omnes gentes et viri Juda
-19 Et si omnes gentes regi Antiocho obediunt
-40 Non pugnaverimus adversus gentes pro animabus nostris
48 Et obtinuerunt legem de manibus gentium
-68 Retribuite retributionem gentibus
3-10 Et congregavit Apollonius gentes
-25 Formido super omnes gentes in circuitu
-26 De præliis Judæ narrabant omnes gentes
-45 Ibi erat habitatio gentium
-48 De quibus scrutabantur gentes similitud.
-59 Melius est nos mori in bello, quam videre mala gentis nostræ
4- 7 Et viderunt castra gentium valida
-11 Scient omnes gentes, quia est qui redimat
-14 Contritæ sunt gentes, et fugerunt in camp.
-45 Quia contaminaverunt illud gentes
-54 In qua contaminaverunt illud gentes
-58 Et aversum est opprobrium gentium
-60 Ne quando venirent gentes, et conculcarent
5- 1 Ut audierunt gentes in circuitu
- 9 Congregatæ sunt gentes quæ sunt in Galaad
-10 Congregatæ sunt adversum nos gentes
-19 Nolite bellum committere adversum gentes
-21 Commisit prælia multa cum gentibus
Et contritæ sunt gentes a facie ejus
-22 Ceciderunt de gentibus fere tria millia
-38 Quia convenerunt ad eum omnes gentes
-43 Contritæ sunt omnes gentes a facie eorum
-57 Et eamus pugnare adversus gentes
-63 In conspectu... gentium omnium
6-18 Quærebant eis mala semper, et firmamentum gentium
-53 Qui remanserant in Judæa de gentibus
-58 Et cum omni gente eorum
7-23 Filiis Israel, multo plus quam gentes
8-23 BENE SIT ROMANIS et genti Judæorum
-25 Auxilium feret gens Judæorum
-27 Si genti Judæorum prius acciderit bellum
9-29 Et eos qui inimici sunt gentis nostræ
10- 5 Quæ fecimus.. ,et in gentem ejus
1 *Mac.* 10-20 Nunc constituimus te hodie summum sacerdotem gentis tuæ
-25 REX Demetrius genti Judæorum, salutem
11-21 Abierunt quidam qui oderant gentem suam
-25 Interpellabant adversus eum quidam iniqui ex gente sua
-30 REX Demetrius fratri Jonathæ, salutem, et genti Judæorum
-33 Genti Judæorum, amicis nostris
-38 Quem contraxit ab insulis gentium
-42 Non hæc tantum faciam tibi, et genti tuæ : sed gloria illustrabo te et gentem tuam
12- 3 Jonathas summus sacerdos, et gens Judæorum miserunt nos
- 6 Seniores gentis, et sacerdotes... salutem
-53 Et quæsierunt omnes gentes quæ erant
13- 6 Vindicabo itaque gentem meam
Quia congregatæ sunt universæ gentes conterere nos
-36 Senioribus et genti Judæorum, salutem
-41 Ablatum est jugum gentium ab Israel
14- 4 Et quæsivit bona genti suæ
- 6 Et dilatavit fines gentis suæ
-28 In conventu... principum gentis et seniorum
-29 Et restiterunt adversariis gentis suæ
Gloria magna glorificaverunt gentem suam
-30 Et congregavit Jonathas gentem suam
-32 Et pugnavit pro gente sua
Et armavit viros virtutis gentis suæ
-35 Vidit... gloriam quam cogitabat facere genti
Et fidem, quam conservavit genti suæ
-36 Ut tollerentur gentes de regione ipsorum
-47 Et esset dux et princeps gentis Judæorum
15- 1 Principi gentis Judæorum, et universæ genti
- 2 Et genti Judæorum, salutem
- 9 Glorificabimus te et gentem tuam
16- 3 Egressi, pugnate pro gente nostra
2 *Mac.* 1-27 Libera eos qui serviunt gentibus
Ut sciant gentes quia tu es Deus noster
4- 2 Ac defensorem gentis suæ, et æmulatorem
5-19 Verum non propter locum, gentem; sed propter gentem, locum Deus elegit
-22 Reliquit autem et præpositos ad affligendam gentem
6- 4 Templum luxuria et comessationibus gentium erat plenum
- 9 Transire ad instituta gentium
-31 Sed et universæ genti memoriam mortis
7-37 Invocans Deum maturius genti nostræ propitium fieri
8- 5 Intolerabilis gentibus efficiebatur
- 9 Datis ei de permistis gentibus
10- 8 Decreverunt... universæ genti Judæorum
11- 2 Existimans se... gentibus habitaculum facturum
- 3 Sicut cætera delubra gentium
-25 Volentes igitur hanc quoque gentem quietam esse
12- 5 Quam crudelitatem Judas in suæ gentis homines factam ut cognovit
-13 Quæ a turbis habitabatur gentium
-27 In qua multitudo diversarum gentium habitabat
14-14 Tunc gentes quæ de Judæa fugerant Judam
-34 Qui semper propugnator esset gentis ipsorum
15-10 Simul ostendebat gentium fallaciam
Matth. 4-15 Via maris trans Jordanem, Galilæa gentium
6-32 Hæc enim omnia gentes inquirunt
10- 5 In viam gentium ne abieritis
-18 In testimonium illis, et gentibus
12-18 Et judicium gentibus nuntiabit
-21 Et in nomine ejus gentes sperabunt
20-19 Tradent eum gentibus ad illudendum
-25 Scitis quia principes gentium dominantur
21-43 Dabitur genti facienti fructus ejus
24- 7 Consurget enim gens in gentem
- 9 Et eritis odio omnibus gentibus
-14 In testimonium omnibus gentibus
25-32 Congregabuntur ante eum omnes gentes
28-19 Euntes ergo docete omnes gentes
Marc. 10-33 Et tradent eum gentibus
-42 Qui videntur principari gentibus
11-17 Domus orationis vocabitur omnibus gentibus
13- 8 Exurget enim gens contra gentem
-10 Et in omnes gentes primum oportet prædicari Evangelium
Luc. 2-32 Lumen ad revelationem gentium
7- 5 Diligit enim gentem nostram
12-30 Hæc enim omnia gentes mundi quærunt
18-32 Tradetur enim gentibus, et illudetur
21-10 Surget gens contra gentem
-24 Captivi ducentur in omnes gentes
Luc. 21-24 Et Jerusalem calcabitur a gentibus
-25 Et in terris pressura gentium
22-25 Reges gentium dominantur eorum
23- 2 Hunc invenimus subvertentem gentem nostram
24-47 Remissionem peccatorum in omnes gentes
Joan. 7-35 Numquid in dispersionem gentium iturus est, et docturus gentes ?
11-48 Et tollent nostrum locum, et gentem
-50 Expedit vobis ut... non tota gens pereat
-51 Quod Jesus moriturus erat pro gente
-52 Et non tantum pro gente
18-35 Gens tua, et pontifices tradiderunt te mihi
Act. 4-25 Quare fremuerunt gentes
-27 Pontius Pilatus cum gentibus et populis Isr.
7- 7 Et gentem cui servierint, judicabo ego
-45 In possessionem gentium, quas expulit Deus
8- 9 Simon... magus, seducens gentem Samariæ
9-15 Ut portet nomen meum coram gentibus
-29 Loquebatur quoque gentibus
10-22 Testimonium habens ab universa gente Judæorum
-35 Sed in omni gente, qui timet eum
11- 1 Quoniam et gentes receperunt verbum Dei
-18 Ergo et gentibus pœnitentiam dedit Deus
13-19 Et destruens gentes septem in terra Chanaan
-46 Ecce convertimur ad gentes
-47 Posui te in lucem gentium
-48 Audientes autem gentes gavisæ sunt
14- 2 Concitaverunt animas gentium adversus fratres
-15 Dimisit omnes gentes ingredi vias suas
-26 Quia aperuisset gentibus ostium fidei
15- 3 Narrantes conversionem gentium
- 7 Elegit per os meum audire gentes verbum
-12 Narrantes... prodigia in gentibus per eos
-14 Deus visitavit sumere ex gentibus populum
-17 Et omnes gentes, super quas invocatum est
-19 Qui ex gentibus convertuntur ad Deum
-23 Ciliciæ, fratribus, ex gentibus, salutem
18- 6 Mundus ego, ex hoc ad gentes vadam
21-11 Judæi, et tradent in manus gentium
-19 Quæ Deus fecisset in gentibus
-21 Eorum, qui per gentes sunt, Judæorum
-25 De his autem qui crediderunt ex gentibus
24-10 Te esse judicem genti huic sciens
-17 Eleemosynas facturus in gentem meam
26- 4 Quæ ab initio fuit in gente mea
-17 Eripiens te de populo et gentibus
-20 Gentibus annuntiabam, ut pœnitentiam agerent
-23 Lumen annuntiaturus est populo et gentibus
28-19 Non quasi gentem meam habens aliquid accusare
-28 Quoniam gentibus missum est hoc salutare
Rom. 1- 5 Ad obediendum fidei in omnibus gentibus
-13 Sicut et in cæteris gentibus
2-14 Cum enim gentes, quæ legem non habent
-24 Nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes
3-29 An Judæorum Deus tantum ? nonne et gentium ? Immo et gentium
4-17 Quia patrem multarum gentium posui te
-18 Ut fieret pater multarum gentium
9-24 Vocavit nos... sed etiam ex gentibus
-30 Quod gentes quæ non sectabantur justitiam
10-19 Ego ad æmulationem vos adducam in non gentem : in gentem insipientem
11-11 Salus est gentibus, ut illos æmulentur
-12 Et diminutio eorum divitiæ gentium
-13 Vobis enim dico gentibus : Quandiu quidem ego sum gentium Apostolus
-25 Donec plenitudo gentium intraret
15- 9 Gentes a. sup. misericordia honorare Deum
Propterea confitebor tibi in gentibus, Dom.
-10 Lætamini, gentes, cum plebe ejus
-11 Laudate, omnes gentes, Dominum
-12 Et qui exurget regere gentes
In eum gentes sperabunt
-16 Ut sim minister Christi Jesu in gentibus
Ut fiat oblatio gentium accepta et sanctific.
-18 Non efficit Christus in obedientiam gentium
16- 4 Et cunctæ Ecclesiæ gentium
-26 In cunctis gentibus cogniti
1 *Cor.* 1-23 Judæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam
5- 1 Talis fornicatio, qualis nec inter Gentes
10-20 Sed quæ immolant gentes, dæmoniis immolant
-32 Sine offensione estote Judæis, et gentibus
12- 2 Scitis quoniam cum gentes essetis
2 *Cor.* 11-26 Periculis ex gentibus, periculis in civitate
-32 Damasci præpositus gentis Aretæ regis
Galat. 1-16 Ut evangelizarem illum in gentibus

Galat. 2- 2 Evangelium quod prædico in gentibus
- 8 Operatus est mihi inter gentes
- 9 Ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem
-12 Cum gentibus edebat; cum autem venissent
-14 Quomodo gentes cogis Judaïzare?
-15 Nos natura Judæi, et non ex gentibus peccatores
3- 8 Ex fide justificat gentes Deus
Quia benedicentur in te omnes gentes
-14 Ut in gentibus benedictio Abrahæ fieret
Ephes. 2-11 Quod aliquando vos gentes in carne
3- 1 Ego Paulus vinctus Christi Jesu, pro vobis gentibus
- 6 Gentes esse cohæredes, et concorporales
- 8 In gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi
4-17 Sicut et gentes ambulant in vanitate sensus
Colos. 1-27 Divitias gloriæ sacramenti hujus in gentibus
1 *Thes.* 2-16 Prohibentes nos gentibus loqui ut salvæ fiant
4- 5 Sicut et gentes, quæ ignorant Deum
1 *Tim.* 2- 7 Doctor gentium in fide et veritate
3-16 Prædicatum est gentibus, creditum est
2 *Tim.* 1-11 Positus sum... Apostolus et magister gentium
4-17 Ut per me... audiant omnes gentes
1 *Petr.* 2- 9 Vos a.... gens sancta, populus acquisitionis
-12 Conversationem vestram inter gentes habentes bonam
4- 3 Tempus ad voluntatem gentium consummandam
3 *Joan.* - 7 Nihil accipientes a gentibus
Apoc. 2-26 Dabo illi potestatem super gentes
7- 9 Vidi turbam... ex omnibus gentibus, et tribubus
10-11 Oportet te iterum prophetare gentibus
11- 2 Quoniam datum est gentibus
- 9 Videbunt de tribubus... et gentibus corpora eorum
-18 Iratæ sunt gentes, et advenit ira tua
12- 5 Qui recturus erat om. gentes in virga ferrea
13- 7 Data est illi potestas in... linguam, et gentem
14- 6 Et super omnem gentem, et tribum
- 8 Quæ a vino iræ fornicationis suæ potavit omnes gentes
15- 4 Quoniam omnes gentes venient
16-19 Et civitates gentium ceciderunt
17-15 Populi sunt, et gentes, et linguæ
18- 3 Quia de vino iræ fornicationis ejus biberunt omnes gentes
-23 In veneficiis tuis erraverunt omnes gentes
19-15 Ut in ipso percutiat gentes
20- 3 Ut non seducat amplius gentes
- 7 Solvetur Satanas... et seducet gentes
21-24 Et ambulabunt gentes in lumine ejus
-26 Et afferent gloriam et honorem gentium in illam
22- 2 Folia ligni ad sanitatem gentium

GENTHON.

Inter sacerdotes et Levitas qui ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel filio Salathiel, et novi cum Domino fœderis signatores fuerunt, nominatur Genthon.

2 *Esdr.* 10- 6 Daniel, Genthon, Baruch
12- 4 Addo, Genthon, Abia
-16 Adaïæ Zacharia : Genthon, Mosollam

GENU.

Gen. 30- 3 Ingredere ad illam, ut pariat super genua mea
41-43 Ut omnes coram eo genu flecterent
50-22 Filii quoque Machir filii Manasse, nati sunt in genibus Joseph
Deut. 28-35 Percutiat te Dominus ulcere pessimo in genibus et in suris
Judic. 7- 5 Qui autem curvatis genibus biberint
16-19 At illa dormire eum fecit super genua sua
3 *Reg.* 8-54 Utrumque enim genu in terram fixerat
18-42 Posuit faciem suam inter genua sua
19-18 Quorum genua non sunt incurvata ante Baal
4 *Reg.* 1-13 Qui cum venisset, curvavit genua contra Eliam
4-20 Posuit eum illa super genua sua
2 *Par.* 6-13 Flexis genibus contra universam multitud.
29-30 Et incurvato genu adoraverunt
1 *Esdr.* 9- 5 Curvavi genua mea, et expandi manus meas
Esth. 3- 2 Flectebant genua, et adorabant Aman
Solus Mardochæus non flectebat genu
- 5 Quod Mardochæus non flecteret sibi genu
Job. 3-12 Quare exceptus genibus? Cur lactatus uberibus?
4- 4 Genua trementia confortasti
Psal. 108-24 Genua mea infirmata sunt a jejunio
Eccli. 25-32 Manus debiles et genua dissoluta
Isai. 35- 3 Et genua debilia roborate
45-24 Quia mihi curvabitur omne genu
66-12 Et super genua blandientur vobis
Ezech. 7-17 Et omnia genua fluent aquis
21- 7 Per cuncta genua fluent aquæ
47- 4 Traduxit me per aquam usque ad genua
Dan. 5- 6 Genua ejus ad se invicem collidebantur
6-10 Tribus temporibus in die flectebat genua sua
10-10 Et erexit me super genua mea
Mich. 6- 6 Curvabo genu Deo excelso?
Matth. 17-14 Accessit ad eum homo genibus provolutus
27-29 Et genu flexo ante eum, illudebant ei
Marc. 1-40 Genu flexo dixit ei : Si vis, potes me mundare
10-17 Procurrens quidam genu flexo ante eum, rogabat eum
15-19 Et ponentes genua, adorabant eum
Luc. 5- 8 Procidit ad genua Jesu, dicens : Exi a me
22-41 Et positis genibus orabat
Act. 7-59 Positis autem genibus, clamavit voce magna
9-40 Petrus ponens genua, oravit
20-36 Cum hæc dixisset, positis genibus suis, oravit
21- 5 Et positis genibus in littore, oravimus
Rom. 11- 4 Qui non curvaverunt genua ante Baal
14-11 Quoniam mihi flectetur omne genu
Ephes. 3-14 Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem
Philip. 2-10 Ut in nomine Jesu omne genu flectatur
Hebr. 12-12 Remissas manus, et soluta genua, erigite

GENUBATH.

Cum Joab interficeret omne masculinum in Idumæa, Adad Idumæus de semine regio, qui tum regnabat, licet adhuc in tenera ætate, fugit ipse et viri Idumæi de servis patris et cum eis etiam viri de Pharan, et venerunt ad Pharaonem regem Ægypti, qui dedit ei domum, et cibos constituit, et terram delegavit. Et invenit Adad gratiam coram Pharaone valde, adeo ut dederit ei rex uxorem, sororem uxoris suæ germanam Taphnes reginæ; genuitque ei soror Taphnes filium quem vocavit Genubath, qui nutritus est, et habitavit in domo Pharaonis cum regis filiis.

3 *Reg.* 11-20 Genuitq. ei soror Taphnes Genubath filium
Eratq. Genubath habitans apud Pharaonem

GENUS.

Gen. 1-11 Faciens fructum juxta genus suum
-12 Facientem semen juxta genus suum
-21 Omne volatile secundum genus suum
-24 Producat terra animam viventem in genere suo
-25 Fecit Deus... omne reptile terræ in genere
-29 Quæ habent in semet. sementem generis sui
6-20 De volucribus juxta genus suum
Et de jumentis in genere suo
Et ex omni reptili terræ secundum genus
7-14 Ipsi et omne animal secundum genus suum
Universaque jumenta in genere suo
Et omne quod movetur super terram in genere suo
8-19 Secundum genus suum, egressa sunt de arca
9-19 Disseminatum est omne genus hominum
28- 1 Noli accipere conjugem de genere Chanaan
Exod. 8-21 Immittam in te... omne genus muscarum
Implebuntur domus Ægyptiorum muscis diversi generis
12-38 Animantia diversi generis multa nimis
34-19 Omne quod aperit vulvam generis masculini
Levit. 6-29 Omnis masculus de genere sacerdotali
7- 6 Omnis masculus de sacerdotali genere
11-14 Vulturem juxta genus suum
-15 Et omne corvini generis in similitudinem
-16 Accipitrem juxta genus suum
-19 Charadrion juxta genus suum
-22 Ut est bruchus in genere suo
-29 Mus et crocodilus, singula juxta genus suum
19-19 Non facies coire cum alterius generis animantibus
21-15 Ne commisceat stirpem generis sui
23-42 Omnis qui de genere est Israël
Num. 3-28 Omnes generis masculini ab uno mense
-34 Omnes generis masculini ab uno mense
-39 Omnes Levitæ... per familias suas in genere masculino
13-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac de genere giganteo
26-62 Viginti tria millia generis masculini
31-17 Interficite quidquid est generis masculini
Deut. 14-13 Milvum juxta genus suum
-14 Et omne corvini generis
-15 Atque accipitrem juxta genus suum
Deut. 14-18 Singula in genere suo
17- 9 Veniesque ad sacerdotes Levitici generis
20-13 Percuties omne quod in ea generis masculini est
24- 8 Facies quæcumque docuerint te sacerdotes Levitici generis
27- 9 Sacerdotes Levitici generis
Josue. 5- 4 Qui egressus est de Ægypto generis masculini
21-10 Per familias Caath Levitici generis
-20 Per familias filiorum Caath Levitici generis
-27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit
Judic. 17-13 Benefaciet mihi Deus habenti Levitici generis sacerdotem
21-11 Omne generis masculini... interficite
1 *Reg.* 25- 3 Erat autem de genere Caleb
2 *Reg.* 21-16 Jesbibenob, qui fuit de genere Arapha
-18 De stirpe Arapha de genere gigantum
3 *Reg.* 9- 5 Non auferetur vir de genere tuo de solio Isr.
1 *Par.* 9-28 De horum genere erant et super vasa ministerii
20- 4 Saphaï de genere Raphaïm
2 *Par.* 5-13 Diversi generis musicorum concinentibus
23-13 Diversi generis organis concinentem
26-15 Fecit in Jerusalem diversi generis machinas
32- 5 Fecit universi generis armaturam
-27 Et armorum universi generis
Tobiæ. 1- 3 Fratribus, qui erant ex ejus genere, impertiret
-17 Cum in multa turba generis sui Gabelum egentem videret
5-17 Angelus dixit : Genus quæris mercenarii?
-19 Tobias respondit : Ex magno genere es tu
Ne irascaris quod voluerim cognoscere genus tuum
6- 8 Fumus ejus extricat omne genus dæmoniorum
Judith. 13-25 Propter... tribulationem generis tui
14- 6 Omnis successio generis ejus
16-20 Væ genti insurgenti super genus meum
Esth. 10- 3 Quomodo Mardochæus Judaïci generis
11- 1 Qui se sacerdotem et Levitici generis ferebat
13- 5 Rebellem adversus omne hominum genus
Eccle. 2- 5 Consevi ea cuncti generis arboribus
Sap. 7- 1 Similis omnibus, et ex genere terreni illius
11-19 Aut novi generis ira plenas ignotas bestias
19- 6 Omnis enim creatura ad suum genus ab initio refigurabatur
Eccli. 23-21 Duo genera abundant in peccatis
37-31 Non omni animæ omne genus placet
43-27 Varia bestiarum genera, et omnium pecorum
Isai. 22-24 Suspendent... vasorum diversa genera
Jerem. 22- 4 Reges sedentes de genere David super thronum ejus
Baruc. 2-15 Super Israël et super genus ipsius
Dan. 3- 5 Et universi generis musicorum
- 7 Omnis generis musicorum
-10 Et universi generis musicorum
-15 Omnisque generis musicorum
1 *Mac.* 3-32 Reliquit Lysiam hominem nobilem de genere regali
5- 2 Cogitabant tollere genus Jacob
12-21 Et quod sunt de genere Abraham
2 *Mac.* 1-10 De genere christorum sacerdotum
3-13 Dicebat omni genere regi ea esse deferenda
5- 3 Omnisque generis loricarum
-22 Jerosolymis quidem Philippum genere Phrygem
6-12 Sed ad correptionem esse generis nostri
7-16 Noli autem putare genus nostrum a Deo esse derelictum
-28 Ex nihilo fecit illa Deus, et hominum genus
-38 Quæ super omne genus nostrum juste superducta est
8- 9 Ut universum Judæorum genus deleret
12-31 De cætero erga genus suum benignos esse
14- 8 Universum genus nostrum non minime vexatur
- 9 Regioni et generi... prospice
Matth. 13-47 Ex omni genere piscium congreganti
17-20 Hoc a. genus non ejicitur nisi per orationem
Marc. 7-26 Erat e. mulier gentilis, Syrophœnissa genere
9-28 Hoc genus in nullo potest exire
Act. 4- 6 Quotquot erant de genere sacerdotali
-36 Barnabas... Levites, Cyprius genere
7-13 Et manifestatum est Pharaoni genus ejus
-19 Hic circumveniens genus nostrum
13-26 Viri fratres, filii generis Abraham
17-26 Fecitque ex uno omne genus hominum
-28 Ipsius enim et genus sumus
-29 Genus ergo cum simus Dei
18- 2 Judæum nomine Aquilam, Ponticum genere
-24 Apollo nomine, Alexandrinus genere

1 Cor. 12-10 Alii genera linguarum, alii interpretatio
-28 Genera linguarum, interpretationes sermonum
14-10 Tam multa, ut puta, genera linguarum sunt
2 Cor. 11-26 Periculis ex genere, periculis ex gentibus
Galat. 1-14 Supra multos coætaneos meos in genere meo
Philip. 3- 5 Ex genere Israël, de tribu Benjamin
1 Petr. 2- 9 Vos aut. genus electum, regale sacerdotium
Apoc. 22-16 Ego sum radix et genus David

GERA I.

Filius quartus Benjamin filii Jacob. Numerantur in Genesis cap. 46-21, decem filii Benjamin, ex quibus nonnullos ipse postea genuit in Ægypto; nam, cum descendit in Ægyptum, erat tantum tres viginti, aut quatuor viginti annos natus.

Gen. 46-21 Filii Benjamin : Bela, et Bechor, et Asbel, et Gera

GERA II.

Filius Bale filii Benjamin.

1 Par. 8- 3 Fueruntque filii Bale : Addar, et Gera

GERA III.

Alter est filius Bale.

1 Par. 8- 5 Sed et Gera, et Sephuphan, et Huram

GERA IV.

Tertius Ahodi filius, qui transtulit Ahoditas e Gabaa in Manahath.

1 Par. 8- 7 Et Gera ipse transtulit eos, et genuit Oza

GERA V.

Anno mundi 2640. Iste pater est Aod, qui post mortem Othoniel judicavit populum Israel annis octoginta.

Judic. 3-15 Suscitavit... Aod, filium Gera, filii Jemini

GERA VI.

Pater Semeï istius qui lapides mittebat contra David, eique maledicebat fugienti coram Absalom.

2 Reg. 16- 5 Semeï, filius Gera, procedebat
19-16 Festinavit autem Semeï filius Gera
-18 Semeï a. filius Gera prostratus coram rege
3 Reg. 2- 8 Habes quoque apud te Semeï filium Gera

GERARA.

Urbs olim regia, inter solitudines Cades et Sur, terminus Chananæorum versus Australem plagam, cujus vicina regio Geraritica dicta, proximus torrens Gerara nuncupatur, sicut et vallis; intra tribum postea Simeonis. Post Sodomorum eversionem, profectus inde Abraham in terram Australem habitans inter Cades et Sur, peregrinatur in Geraris, suamque uxorem vocat sororem. Abimelech rex in Geraris eam tulit, statimque intactam Dei jussu reddidit, et Abrahamo precante tota regis domus sanitati restituta est. Mansit etiam Isaac in Geraris, ubi reprehenditur a rege Abimelech altero, quod Rebeccam uxorem suam sororem esse dixisset. Sed pastoribus Geraræ cum pastoribus Isaaci multoties pro puteis jurgantibus, tandem Abimelech et Isaac fœdus percussere.

Gen. 10-19 Venientibus a Sidone Geraram
20- 1 Et peregrinatus est in Geraris
- 2 Misit ergo Abimelech rex Geraræ, et tulit eam
26- 1 Abiit Isaac ad Abimelech... in Gerara
- 6 Mansit itaque Isaac in Geraris
-17 Ut veniret ad torrentem Geraræ, habitaretque ibi
-20 Sed et ibi jurgium fuit pastorum Geraræ
-26 Ad quem locum cum venissent de Geraris
2 Par. 14-13 Persecutus est eos Asa... usque Gerara
-14 Percusserunt civitates omnes per circuitum Geraræ

GERASENI.

Regio ultra Jordanem in Australi plaga, in descriptione tribus Manasse, circa urbem Geraza, mari Galilææ ad ortum proximum. In regione Gerasenorum Jesus Christus dæmonum legionem ab homine ejecit, et dæmonibus ipsis petentibus, ut in porcorum gregem ingredi liceret, permisit.

Matth. 8-28 Cum venisset... in regionem Gerasenorum
Marc. 5- 1 Et venerunt... in regionem Gerasenorum
Luc. 8-26 Et navigaverunt ad regionem Gerasenorum
-37 Omnis multitudo regionis Gerasenorum

GERGESÆUS.

Inter filios Chanaan quintus est. Gergesæi sunt inter populos quorum terram semini Abrahæ promisit Deus, et iterum Deus ait se deleturum Gergesæos quos traditurus erat in manus filiorum Israel.

Gen. 10-16 Et Jebusæum, et Amorrhæum, Gergesæum
15-21 Et Chananæos, et Gergesæos, et Jebusæos
Deut. 7- 1 Hethæum, et Gergesæum, et Amorrhæum
Josue. 3-10 Gergesæum quoque et Jebusæum, et Amorrhæum
24-11 Et Hethæus, et Gergesæus, et Hevæus, et Jebusæus
1 Par. 1-14 Et Amorrhæum, et Gergesæum
2 Esdr. 9- 8 Et Pheresæi, et Jebusæi, et Gergesæi

GERMANITAS.

Zach. 11-14 Ut dissolverem germanitatem inter Judam et Israël

GERMANUS.

Gen. 27-35 Qui ait : Venit germanus tuus fraudulenter
3 Reg. 11-19 Ut daret ei uxorem sororem uxoris suæ germanam
Philip. 4- 3 Etiam rogo et te, germane compar, adjuva

GERMEN.

Levit. 26- 4 Et terra gignet germen suum
-20 Non proferet terra germen, nec arbores poma
Deut. 11-17 Pluviæ non descendant, nec terra det germen suum
32-22 Devorabitque terram cum germine suo
Job. 8-16 Et in ortu suo germen ejus egredietur
20-28 Apertum erit germen domus illius
Isai. 4- 2 In die illa, erit germen Domini in magnificentia
5- 7 Et vir Juda germen ejus delectabile
-24 Et germen eorum ut pulvis ascendet
14-22 Et perdam... reliquias, et germen, et progeniem
15- 6 Aruit herba, defecit germen, viror omnis interiit
17-10 Et germen alienum seminabis
34- 1 Audiat terra... orbis, et omne germen ejus
60-21 Germen plantationis meæ, opus manus meæ
61- 9 Et germen eorum in medio populorum
-11 Sicut enim terra profert germen suum
Jerem. 23- 5 Et suscitabo David germen justum
33-15 Germinare faciam David germen justitiæ
Ezech. 16- 7 Multiplicatam quasi germen agri dedi te
17- 7 Ut irrigaret eam de areolis germinis sui
- 9 Et siccabit omnes palmites germinis ejus
-10 Et in areis germinis sui arescet?
-23 Et erumpet in germen, et faciet fructum
34-27 Et dabit lignum agri fructum suum, et terra dabit germen suum
-29 Et suscitabo eis germen nominatum
Dan. 4-12 Germen radicum ejus in terra sinite
-20 Germen radicum ejus in terra dimittite
-23 Ut relinqueretur germen radicum ejus
11- 7 Et stabit de germine radicum ejus plantatio
Osee. 8- 7 Culmus stans non est in eo, germen non faciet farinam
Habac. 3-17 Ficus e. non florebit, et non erit germen in vineis
Aggæi. 1-10 Terra prohibita est ne daret germen suum
2-20 Numquid jam semen in germine est?
Zach. 8-12 Vinea dabit fructum suum, et terra dabit germen suum
Malac. 4- 1 Non derelinquet eis radicem et germen

GERMINO.

Gen. 1-11 Et ait : Germinet terra herbam virentem
2- 5 Omnemque herbam regionis priusquam germinaret
3-18 Spinas et tribulos germinabit tibi
Exod. 1- 7 Et quasi germinantes multiplicati sunt
9-31 Et linum jam folliculos germinaret
10- 5 Corrodet e. omnia ligna quæ germinant
Levit. 13-29 In cujus capite vel barba germinaverit lepra
19-23 Poma, quæ germinant, immunda erunt
Num. 17- 5 Quem ex his elegero, germinabit virga ejus
- 8 Regressus invenit germinasse virgam Aaron
Deut. 29-18 Et sit inter vos radix germinans fel
-23 Nec virens quippiam germinet
2 Reg. 23- 4 Et sicut pluviis germinat herba de terra
- 5 Nec est quidquam ex ea quod non germinet
1 Par. 5- 2 De stirpe ejus principes germinati sunt
Job. 8-19 Ut rursum de terra alii germinentur
14- 9 Ad odorem aquæ germinabit, et faciet comam
Psal. 64-11 In stillicidiis ejus lætabitur germinans
Prov. 11-28 Justi a. quasi virens folium germinabunt
14-11 Tabernacula vero justorum germinabunt
Eccle. 2- 6 Ut irrigarem sylvam lignorum germinantium
Cant. 6-10 Inspicerem si... germinassent mala punica
Sap. 4- 4 Et si in ramis in tempore germinaverint
19- 7 Et campus germinans de profundo nimio
Isai. 18- 5 Et immatura perfectio germinabit
27- 6 Florebit et germinabit Israël
35- 2 Germinans germinabit, et exultabit
42- 5 Firmans terram et quæ germinant ex ea
44- 4 Et germinabunt inter herbas, quasi salices
45- 8 Aperiatur terra, et germinet Salvatorem
55-10 Et infundit eam, et germinare eam facit
61-11 Et sicut hortus semen suum germinat
Sic Dominus Deus germinabit justitiam
66-14 Et ossa vestra quasi herba germinabunt
Jerem. 33-15 Germinare faciam David germen justitiæ
Ezech. 7-10 Floruit virga, germinavit superbia
16- 7 Ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit
17- 6 Cumque germinasset, crevit in vineam
36- 8 Montes Israël, ramos vestros germinetis
Dan. 3-76 Benedicite universa germinantia in terra
Osee. 10- 4 Et germinabit quasi amaritudo judicium
14- 6 Ero quasi ros, Israël germinabit sicut lilium
- 8 Vivent tritico, et germinabunt quasi vinea
Joel. 2-22 Quia germinaverunt speciosa deserti
Amos. 7- 1 In principio germinantium serotini imbris
Zach. 9-17 Vinum germinans virgines
Marc. 4-27 Semen germinet, et increscat dum nescit ille
Hebr. 12-15 Ne qua radix amaritudinis sursum germinans impediat

GERO.

Gen. 18-1 Num celare potero Abraham quæ gesturus
22- 1 Quæ postquam gesta sunt, tentavit Deus Abraham
-20 His ita gestis, nuntiatum est Abrahæ
24-66 Servus autem, cuncta quæ gesserat, narravit Isaac
39- 3 Omnia quæ gereret, ab eo dirigi
40- 1 His ita gestis, accidit ut peccarent duo eunuchi
Deut. 9-18 Propter omnia peccata quæ gessistis contra Dominum
23-13 Gerens paxillum in balteo
1 Reg. 12-24 Vidistis enim magnifica quæ in vobis gesserit
18-30 Prudentius se gerebat David quam omnes
2 Reg. 3-28 Cum audisset David rem jam gestam
7-14 Qui si inique aliquid gesserit, arguam eum
3 Reg. 8-47 Peccavimus, inique egimus, impie gessimus
16-27 Prælia ejus quæ gessit, nonne hæc scripta
22-46 Et opera ejus, quæ gessit, et prælia
1 Par. 20- 5 Aliud quoque bellum gestum est
2 Par. 11- 4 Quia mea hoc gestum est voluntate
32- 9 Quæ postquam gesta sunt, misit Sennach.
Tobiæ. 1- 4 Nihil tamen puerile gessit in opere
4-23 Pauperem quidem vitam gerimus
5-27 Bene disponat omnia, quæ circa eum geruntur
7-14 Noli dubium gerere quod tibi eam tradam
9- 7 Indicavitque ei de Tobia filio Tobiæ, omnia quæ gesta sunt
14-15 Et curam eorum gessit, et ipse clausit oculos eorum
Esth. 2- 1 His ita gestis, postquam regis Assueri indignatio deferbuerat
9-26 Et cuncta quæ gesta sunt, epistolæ...
12- 4 Rex autem quod gestum erat, scripsit
16- 7 Probatur... ex his quæ geruntur quotidie
Psal. 17-22 Nec impie gessi a Deo meo
25- 4 Cum iniqua gerentibus non introibo
Prov. 12- 4 Quæ confusione res dignas gerit
Eccle. 4- 1 Vidi calumnias quæ sub sole geruntur
9- 6 In opere quod sub sole geritur
Isai. 26-10 In terra sanctorum iniqua gessit
Baruc. 2-12 Peccavimus, impie egimus, inique gessimus
1 Mac. 5-56 Res bene gestas, et prælia quæ facta sunt
8-15 Ut quæ digna sunt, gerant
13-34 Actus omnes Tryphonis per direptionem fuerant gesti
16-14 Sollicitudinem gerens earum, descendit in Jericho ipse
-23 Et cætera... virtutum, quibus fortiter gessit
Et rerum gestarum ejus
2 Mac. 4-25 Et feræ belluæ iram gerens
5-11 His itaque gestis, suspicatus est rex
8-29 His itaque gestis, et communiter ab omnibus facta obsecratione
9- 3 Quæ erga Nicanorem et Timoth. gesta sunt
10- 4 Quibus gestis, rogabant Dominum
-10 Quæ gesta sunt, narrabimus
Breviantes mala quæ in bellis gesta sunt
-38 Quibus gestis, in hymnis et confessionibus benedicebant Dominum
11-31 De his quæ per ignorantiam gesta sunt

2 *Mac.* 13-16 Rebus prospere gestis, abierunt
15-38 Igitur his erga Nicanorem gestis
Luc. 23-41 Hic vero nihil mali gessit
24-35 Et ipsi narrabant quæ gesta erant in via
Act. 26-26 Neque enim in angulo quidquam horum gestum est
2 *Cor.* 5-10 Prout gessit, sive bonum, sive malum
12-21 Super... impudicitia, quam gesserunt
Colos. 3-25 Recipiet id quod inique gessit
3 *Joan.* - 9 Sed is qui amat primatum gerere in eis

GERRENI.

Hi sunt Geraseni, qui habitabant ad lacum Genesareth, ut putat Salianus probabiliter et Cornelius a Lapide. Strabo lib. 16, *Gerram, unde dicti sunt Gerreni, statuit qua ex Gaza in Ægyptum et Pelusium ibatur.*

2 *Mac.* 13-24 Fecit eum a Ptolemaïde usque ad Gerrenos ducem

GERSAM.

Filius primogenitus Moysis et Sephoræ filiæ Raguelis, qui et Jethro, sacerdotis Madian. Vocatur etiam Gersom.

Exod. 2-22 Peperit ei filium, quem vocavit Gersam
18- 3 Quorum unus vocabatur Gersam
Judic. 18-30 Jonathan filium Gersam filii Moysi
1 *Par.* 23-15 Filii Moysi : Gersom, et Eliezer
-16 Filii Gersom : Subuël primus
26-24 Subaël autem filius Gersom, filii Moysi

GERSOM *et* GERSON.

Filius Levi. Quamvis Gerson primogenitus esset filius Levi, primam tamen sortem in ministerio tabernaculi et posterum in distributione civitatum non est assecutus inter Levitas; nam propter Aaronis et Moysis familiam præcipuam, penes quam sacerdotium erat et pontificatus, prælati sunt Caathitæ ad quos Aaron et Moyses pertinebant. Nam per viam solitudinis Gersonitæ habebant excubias in tabernaculo fœderis, ipsum tabernaculum et operimentum ejus, et tentorium quod trahebatur ante fores tecti fœderis et cortinas atrii; tentorium quoque quod appendebatur in introitu atrii tabernaculi, et quidquid ad ritum altaris pertinebat, funes tabernaculi et omnia utensilia ejus. Filii Gerson ex Ægypto egressi sunt septem millia quingenti ab uno mense et supra masculini sexus.

Gen. 46-11 Filii Levi : Gerson, et Caath, et Merari
Exod. 6-16 Nomina filiorum Levi... Gerson, et Caath
-17 Filii Gerson : Lobni et Semeï
Num. 3-17 Filii Levi... Gerson, et Gaath, et Merari
-18 Filii Gerson : Lebni et Semeï
-21 De Gerson fuere familiæ duæ, Lebnitica, et Semeitica
4-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson
-27 Jubente Aaron... portabunt filii Gerson
-38 Numerati sunt et filii Gerson per cognat.
7- 7 Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson
10-17 Quod portantes egressi sunt filii Gerson
26-57 Gerson, a quo familia Gersonitarum
Josue. 21- 6 Porro filiis Gerson egressa est sors
-27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit
-33 Omnes urbes familiarum Gerson
1 *Par.* 6- 1 Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari
-16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, et Merari
-17 Et hæc nomina filiorum Gerson : Lobni et Semeï
-20 Gersom, Lobni filius ejus, Jahath filius ejus
-43 Filii Jeth, filii Gersom, filii Levi
-62 Porro filiis Gersom per cognationes suas
-71 Filiis autem Gersom, de cognatione
15- 7 De filiis Gersom, Joël princeps
23- 6 Distribuit eos David per vices filiorum Levi, Gerson videlicet, et Caath, et Merari
- 7 Filii Gerson : Leedan, et Semeï
2 *Par.* 29-12 De filiis autem Gersom, Joah filius Zemma

GERSOM.

Princeps familiæ qui in regno Artaxerxis regis de captivitate Babylonis ascendit cum Esdra.

1 *Esdr.* 8- 2 De filiis Phinees, Gersom

GERSONITÆ. *Id est, familia Gerson.*

Num. 4-24 Hoc est officium familiæ Gersonitarum
-28 Hic est cultus familiæ Gersonitarum
-41 Hic est populus Gersonitarum, quos num.
26-57 Gerson, a quo familia Gersonitarum

GERSONITES.

Jahiel hic dicitur Gersonites, quia Levita erat ex familia Gerson filii Levi.

1 *Par.* 29- 8 Per manum Jahiel Gersonitis

GERSONNI.

Iste forte est ipse Gerson filius Levi, vel est filius Ledan.

1 *Par.* 26-21 Filii Ledan, filii Gersonni : de Ledan principes familiarum, Ledan, et Gersonni, Jehieli

GERULA.

Ruth. 4-16 Nutricis ac gerulæ fungebatur officio

GERZI.

Regio sive populi, de quibus prædas agebat David, quando morabatur apud regem Achis, in Siceleg. Videtur locus Idumææ, sicut Gessuri de quo infra.

1 *Reg.* 27- 8 Agebant prædas de Gessuri, et de Gerzi

GESAN. *Filius tertius Johaddaï.*

1 *Par.* 2-47 Gesan, et Phalet, et Epha, et Saaph

GESSEN.

Est in inferiore Ægypto terra multis fossis irrigua, prope Delta, ab ea parte quæ Chanaan et Palæstinam spectat, et regio est pascendis pecoribus idonea. Ideoque Joseph patri et fratribus suis promisit et dedit illam, et possederunt eam. Citius Chananæam herba defecerat quam Ægyptum, quia Chananæa altior, terra vero Gessen humilissima est pars Ægypti et aquis Nili abundans. Ea tantum pars terræ Gessen a grandine aliisque plagis immunis fuit, quæ ad Hæbræos pertinebat : nam Ægyptii in ea habitantes plagam communem cum cæteris non evaserunt.

Gen. 45-10 Et habitabis in terra Gessen
46-28 Et occurreret in Gessen
-34 Ut habitare possitis in terra Gessen
47- 1 Et ecce consistunt in terra Gessen
- 4 Esse nos jubeas servos tuos in terra Gessen
- 6 Et trade eis terram Gessen
-27 Habitavit ergo Israël... in terra Gessen
50- 8 Quæ dereliquerant in terra Gessen
Exod. 8-22 Faciamq. mirabilem in die illa terram Gessen
9-26 Tantum in terra Gessen, ubi erant filii Isr.

GESSUR.

Gessur, Syriæ urbs regia, quæ terminus erat terræ promissionis ad Septentrionem, trans Jordanem, cujus vicina regio Gessuri. Absalom tertius inter Davidis filios, quod sororem suam Thamar violasset Amnon, illum occidit, fugitque ad Tholmai avum maternum, filium Ammiud, regem Gessur, et ibi mansit tribus annis.

2 *Reg.* 3- 3 Filius Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur
13-37 Abiit ad Tholomaï... regem Gessur
-38 Cum fugisset, et venisset in Gessur
14-23 Surrexit ergo Joab, et abiit in Gessur
-32 Et diceres ei : Quare veni de Gessur ?
15- 8 Cum esset in Gessur Syriæ
1 *Par.* 2-23 Cepitque Gessur et Aram, oppida Jaïr
3- 2 Filium Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur

GESSURI.

Gessur regia civitas, quæ regioni vicinæ nomen dedit, ut Gessuri diceretur. Porro Gessuri regio, Israeliticæ terræ quæ trans Jordanem est, versus Septentrionem terminus fuit. Agebat prædas David de Gessuri, quando morabatur apud regem Achis in Siceleg.

Deut. 3-14 Usque ad terminos Gessuri et Machati
Josue. 12- 5 Gessuri et Machati et dimidiæ partis Galaad
13- 2 Omnis videlicet Galilæa, Philisthiim et universa Gessuri
-11 Et Galaad, ac terminum Gessuri et Machati
-13 Nolueruntque disperdere filii Israël Gessuri
1 *Reg.* 27- 8 Et agebant prædas de Gessuri, et de Gerzi
2 *Reg.* 2- 9 Regemque constituit super Galaad et super Gessuri

GESTA.

1 *Par.* 29-29 Gesta autem David priora et novissima
2 *Par.* 20-34 Reliqua autem gestorum Josaphat
33-18 Reliqua autem gestorum Manasse
1 *Mac.* 13-42 Cœpit populus Israël scribere in tabulis et gestis publicis

GESTATORIA.

2 *Mac.* 3-27 In sella gestatoria positum ejecerunt

GESTATORIUM.

2 *Mac.* 9- 8 Humiliatus ad terram in gestatorio portabatur

GESTO.

Exod. 28-30 Et gestabit judicium filiorum Israël
Deut. 1-31 Ut solet homo gestare parvulum filium
Isai. 46- 3 Qui gestamini a mea vulva
- 7 Portant illum in humeris gestantes

GETH.

Urbs olim regia, in qua gigantes Enacim habitavere, una ex quinque satrapiis Philisthinorum, in districtu tribus Dan, non longe a mari, quam expugnavit David, et Roboam restauravit. Ætate sancti Hieronymi Diocæsarea vocabatur, postea episcopalis sub patriarcha Jerosolymitano. Nunc Zaph sive Yhelim. Incolæ ejus dicti sunt Gethæi. Ex hac urbe erat Goliath gigas, quem armatum inermis David funda percussit, et capite abscisso celeberrimæ Israelitis victoriæ locum dedit.

Josue. 11-22 Absque civitatibus Gaza, et Geth, et Azoto
1 *Reg.* 6-17 Geth unum, Accaron unum
7-14 Ab Accaron usque Geth, et terminos suos
17- 4 Egressus est vir... Goliath, de Geth
-23 Goliath nomine, Philisthæus, de Geth
-52 Usque ad Geth, et usque ad Accaron
21-10 Et venit ad Achis regem Geth
-12 Et extimuit valde a facie Achis regis Geth
27- 2 Abiit ipse... ad Achis filium Maoch regem Geth
- 3 Habitavit David cum Achis in Geth
- 4 Nuntiatum est Saüli quod fugisset David in Geth
-11 Nec adducebat in Geth, dicens : Ne forte
2 *Reg.* 1-20 Nolite annuntiare in Geth
15-18 Qui secuti eum fuerant de Geth pedites
18- 2 Sub manu Ethaï, qui erat de Geth
21-20 Quartum bellum fuit in Geth : in quo vir fuit
-22 Hi quatuor nati sunt de Arapha in Geth
3 *Reg.* 2-39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis filium Maacha regem Geth
Nuntiatumque est Semeï quod servi ejus issent in Geth
-40 Ivitque ad Achis in Geth ad requirendum servos suos, et adduxit eos de Geth
-41 Quod isset Semeï in Geth de Jerusalem
4 *Reg.* 12-17 Et pugnabat contra Geth, cepitque eam
14-25 Prophetam, qui erat de Geth, quæ est Apher
1 *Par.* 7-21 Occiderunt autem eos viri Geth
8-13 Hi fugaverunt habitatores Geth
18- 1 Tolleret Geth, et filias ejus de manu Philisth.
20- 6 Sed et aliud bellum accidit in Geth
- 7 Hi sunt filii Rapha in Geth
2 *Par.* 11- 8 Nec non et Geth, et Maresa, et Ziph
26- 6 Et destruxit murum Geth et murum Jabniæ
Psal. 55- 1 Cum tenuerunt eum Allophyli in Geth
Amos. 6- 2 Et descendite in Geth Palæstinorum
Mich. 1-10 In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis
-14 Dabit emissarios super hæreditatem Geth

GETHÆUS.

Josue. 13- 3 Ascalonitas, Gethæos, et Accaronitas
1 *Reg.* 5- 8 Responderuntque Gethæi : Circumducatur arca Dei Israël
- 9 Inieruntque Gethæi consilium
2 *Reg.* 6-10 Divertit eam in domum Obededom Gethæi
-11 Habitavit arca Domini in domo Obededom Gethæi
15-18 Et omnes Gethæi, pugnatores validi
-19 Dixit autem rex ad Ethaï Gethæum
-22 Et transivit Ethaï Gethæus
21-19 In quo percus. Adeodatus.. Goliath Gethæum
1 *Par.* 13-13 Avertit in domum Obededom Gethæi
20- 5 Percussit Adeodatus... fratrem Goliath Gethæi

GETHAIM.

Urbs regionis Geth, in tribu Benjamin.

2 *Reg.* 4- 3 Fugerunt Berothitæ in Gethaïm
2 *Esdr.* 11-33 Asor, Rama, Gethaïm

GETHER.

In Genesis libro dicitur filius Aram filii Sem; in 1 lib. Paral. vero dicitur octavus filius Sem filii Noë; ubi notandum est aliquando nepotes cum filiis censeri; sic et aliquando Lot dicitur frater Abraham, et aliquando filius Aran fratris Abraham.

Gen. 10-23 Filii Aram : Us, et Hul, et Gether, et Mes
1 *Par.* 1-17 Filii Sem... et Hus, et Hul, et Gether

GETH-HEPHER.

In tribu Zabulon, eadem mihi est atque ea quæ longe postea Jotapata a Josepho dicitur in Vita sua, et quam acerrime defendit: qua capta et incensa, Josephus ipse captus, est captivusque Romam ductus. Cæterum Geth-Hepher Jonæ prophetæ patria est; dicitur enim in 4 Reg. 14-25 Jeroboam restituisse terminos Israel ab introitu Emath, usque ad mare Solitudinis, juxta sermonem Domini Dei Israel, quem locutus est per servum suum Jonam filium Amathi prophetam, qui erat de Geth, quæ est in Opher, scilicet in tribu Zabulon, ad differentiam alterius Geth Philisthinorum.

Josue. 19-13 Pertransit usque ad Orientalem plagam Geth-Hepher

GETHREMMON.

Duæ sunt istius nominis civitates: prima in tribu Dan, postea Levitis e familia Caath concessa: secunda in tribu Manasse, separataque Levitis.

Josue. 19-45 Et Jud, et Bane, et Barach, et Gethremmon
21-24 Et Ajalon et Gethremmon cum suburbanis
-25 De dimidia tribu Manasse, Thanach et Gethremmon
1 Par. 6-69 Et Gethremmon in eumdem modum

GETHSEMANI.

Hortus ad radices montis Oliveti situs, in quem Christus orationis causa sæpe intrabat. Hunc in locum post cœnam venit cum Discipulis suis Petro, Jacobo et Joanne. Apparuit ei Angelus de cœlo humana specie, quem aliqui putant fuisse Michaëlem. Et cum præ angore, angustia, animique anxietate, prolixius oraret, factus est sudor ejus sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram. Tunc Judas, qui tradebat eum, venit illuc cum multa turba, gladiis et fustibus, osculo Magistrum tradens.

Matth. 26-36 Tunc venit Jesus cum illis in villam, quæ dicitur Gethsemani
Marc. 14-32 Et veniunt in prædium, cui nomen Gethsemani

GEZEM.

Anno mundi 3600. *Princeps familiæ Nathinæorum, qui cum Zorobabel rediit e captivitate Babylonis.*

2 Esdr. 7-51 Filii Gezem, filii Aza, filii Phasea

GEZER.

Urbs in tribu Ephraim, et videtur esse Gezer.

2 Reg. 5-25 De Gabaa, usque dum venias Gezer

GEZERON. *Eadem videtur esse atque Gezer.*

1 Mac. 4-15 Persecuti sunt eos usque Gezeron

GEZEZ I. *Filius tertius Caleb et Epha.*

1 Par. 2-46 Epha autem concubina Caleb peperit Haran, et Mosa, et Gezez

GEZEZ II. *Filius Haran filii Caleo.*

1 Par. 2-46 Porro Haran genuit Gezez

GEZONITES.

1 Par. 11-33 Filii Assem Gezonites, Jonathan

GIBBUS.

Levit. 21-20 Si gibbus, si lippus, si albuginem habens
Isai. 30- 6 Super gibbum camelorum thesauros suos

GIBLII.

Constat fuisse incolas urbis, cui nomen Byblus sive Biblus, quæ erat Phœniciæ, maritima, ad ostia fluvii Adonis; quæ postea archiepiscopalis sub patriarcha Antiocheno facta est, nunc excisa. Erant Giblii nobiles fabri lignarii; nam cum Salomonis templum ædificaretur, ipsi ligna præparabant.

3 Reg. 5-18 Porro Giblii præparaverunt ligna et lapides
Ezech. 27- 9 Senes Giblii, et prudentes ejus, habuerunt nautas

GIDEROTH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-41 Et Gideroth, et Bethdagon, et Naama

GIEZI.

Servus Elisei prophetæ. Secutus est post tergum Naaman principis militiæ regis Syriæ quem Eliseus a lepra mundaverat, et ab eo accepit argentum et vestes, et reversus negavit se quoquam ivisse. Pro duplicis autem peccati pœna, acceptorum scilicet munerum et mendacii, lepra Naaman adhæsit illi et semini ejus usque in sempiternum.

4 Reg. 4-12 Dixitque ad Giezi puerum suum
-14 Dixitque Giezi: Ne quæras
-25 Ait ad Giezi puerum suum: Ecce Sunamitis
-27 Et accessit Giezi ut amoveret eam
-29 Et ille ait ad Giezi: Accinge lumbos tuos
-31 Giezi autem præcesserat ante eos
-36 Vocavit Giezi et dixit ei: Voca Sunamitidem
5-20 Dixitque Giezi puer viri Dei: Pepercit dominus
-21 Et secutus est Giezi post tergum Naaman
-25 Unde venis, Giezi? Qui respondit: Non ivit servus tuus quoquam
8- 4 Rex a. loquebatur cum Giezi puero viri Dei
- 5 Dixitque Giezi: Domine mi rex, hæc est mulier

GIGANTEUS.

Num. 13-34 Vidimus monstra quædam filiorum Enac de genere giganteo

GIGAS.

Gigantes sunt vasti ac proceri homines, et virium fiducia in alios violenti, superbiaque elati, scelere et etiam flagitiis nobiles. Filii Seth, qui vocantur filii Dei, integerrimis erant viribus; hi filias Cain duxerunt uxores, eisque ut pulcherrimis summo amore et ardore libidinis agglutinati sunt; fecit autem libido ut natura omnem suam vim et potentiæ extremum exerceret: hinc homines vastissimi et validissimi prognati sunt. Multos fuisse gigantes constat e diversis Scripturæ locis, inter quos filii Enacim omnium habiti sunt procerissimi. Notandum hic est, cum tota terra Dei sit, et tam late pateat, et tam multi in ea fuerint homines potentes, nobiles, eximiaque corporis proceritate, non tamen alios Deum elegisse quam Judæos ut illis sapientiam impertiretur, qui cum aliis hominibus comparati adeo exiguæ staturæ erant, ut non homines, sed locustæ esse viderentur, sicuti per nimiam et mendacem hyperbolem ad populum terrendum fabulabantur exploratores. Insuper et nomine gigantum sæpius in sacris Litteris quilibet tyranni et violenter injusti homines intelliguntur.

Gen. 6- 4 Gigantes autem erant super terram
Deut. 2-11 Quasi gigantes crederentur, et essent similes filiorum Enacim
-20 Terra gigantum reputata est
Et in ipsa olim habitaverunt gigantes
3-11 Solus quippe Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum
-13 Cunctaque Basan vocatur terra Gigantum
2 Reg. 21-18 Saph de stirpe Arapha de genere gigantum
23-13 Castra autem Philisthinorum erant posita in valle Gigantum
Judith. 16- 8 Nec excelsi gigantes opposuerunt se illi
Job. 16-15 Irruit in me quasi gigas
26- 5 Ecce gigantes gemunt sub aquis
Psal. 18- 6 Exultavit ut gigas ad currendam viam
32-16 Gigas non salvabitur in multitudine virtutis
Prov. 9-18 Et ignoravit quod ibi sint gigantes
21-16 In cœtu gigantum commorabitur
Sap. 14- 6 Sed et ab initio cum perirent superbi gigantes
Eccli. 16- 8 Non exoraverunt pro peccatis suis antiqui gigantes
47- 4 Numquid non occidit gigantem?
Isai. 14- 9 Suscitavit tibi gigantes
26-14 Morientes non vivant, gigantes non resurgant
-19 Terram gigantum detrahes in ruinam
Baruc. 3-26 Ibi fuerunt gigantes nominati illi
1 Mac. 3- 3 Induit se loricam sicut gigas

GIGNO.

Gen. 4-18 Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviaël, et Maviaël genuit Mathusaël, et Mathusaël genuit Lamech
-20 Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater...
-22 Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator
5- 3 Genuit ad imaginem et similitudinem suam
- 4 Et facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth, octingenti anni: genuitq. filios et fil.
- 6 Vixit quoque Seth... et genuit Enos
- 7 Vixitque Seth, postquam genuit Enos
Genuitque filios et filias
- 9 Vixit vero Enos nonaginta annis, et genuit Caïnan
-10 Post cujus ortum... genuit filios et filias
Gen. 5-12 Vixit quoque Caïnan... et genuit Malaleel
-13 Et vixit Caïnan, postquam genuit Malaleel
Genuitque filios et filias
-15 Vixit autem Malaleel... et genuit Jared
-16 Et vixit Malaleel, postquam genuit Jared
Et genuit filios et filias
-18 Vixitque Jared... et genuit Henoch
-19 Et vixit Jared, postquam genuit Henoch
Et genuit filios et filias
-21 Porro Henoch... genuit Mathusalam
-22 Et vixit, postquam genuit Mathusalam, trecentis annis, et genuit filios et filias
-25 Vixit q. Mathusala... et genuit Lamech
Et genuit filios et filias
-26 Vixit Mathusala, postquam genuit Lamech
Et genuit filios et filias
-28 Vixit autem Lamech... et genuit filium
-30 Vixitq. Lamech, postquam genuit Noë
Et genuit filios et filias
-31 Noe vero, cum quingentorum esset annorum, genuit Sem, Cham, et Japheth
6- 4 Ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illæque genuerunt
-10 Genuit tres filios, Sem, Cham, et Japheth
10- 8 Porro Chus genuit Nemrod
-13 At vero Mesraïm genuit Ludim, et Anamim
-15 Chanaan autem genuit Sidonem
-24 At vero Arphaxad genuit Sale,
-26 Qui Jectan genuit Elmodad et Saleph
11-10 Sem erat centum annorum, quando genuit Arphaxad
-11 Vixitque Sem postquam genuit Arphaxad
-12 Porro Arphaxad vixit... et genuit Sale
-13 Vixitque Arphaxad, postquam genuit Sale
Et genuit filios et filias
-14 Sale q. vixit triginta annis, et genuit Heber
-15 Vixitque Sale postquam genuit Heber
Et genuit filios et filias
-16 Vixit autem Heber... et genuit Phaleg
-17 Et vixit Heber postquam genuit Phaleg
Et genuit filios et filias
-18 Vixit q. Phaleg triginta annis, et genuit Reu
-19 Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu
Et genuit filios et filias
-20 Vixit autem Reu... et genuit Sarug
-21 Vixit quoque Reu, postquam genuit Sarug
Et genuit filios et filias
-22 Vixit vero Sarug triginta annis, et genuit Nachor
-23 Vixitque Sarug, postquam genuit Nachor
Et genuit filios et filias
-24 Vixit autem Nachor... et genuit Thare
-25 Vixitque Nachor, postquam genuit Thare
Et genuit filios et filias
-26 Vixitque Thare... et genuit Abram
-27 Thare genuit Abram, Nachor, et Aran
Porro Aran genuit Loth
16- 1 Igitur Sarai, uxor Abram, non genuerat liberos
21- 3 Vocavitque Abraham nomen filii sui, quem genuit ei Sara, Isaac
22-20 Nuntiatum est Abrahæ quod Melcha quoque genuisset
-23 Octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abrahæ
25- 3 Jecsan quoque genuit Saba, et Dadan
-19 Abraham genuit Isaac
29-32 Quæ conceptum genuit filium
-34 Concepitque tertio, et genuit alium filium
30-20 Eo quod genuerim ei sex filios
36- 4 Basemath genuit Rahuel
- 5 Oolibama genuit Jehus et Ihelon et Core
-14 Quos genuit ei, Jehus et Ihelon et Core
37- 3 Eo quod in senectute genuisset eum
42-32 Duodecim fratres uno patre geniti sumus
44-27 Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea
46-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopotamia
-18 Hos genuit Jacob sedecim animas
-20 Quos genuit ei Aseneth filia Putiphare
-22 Hi filii Rachel quos genuit Jacob
-25 Et hos genuit Jacob: omnes animæ, septem
48- 6 Reliquos autem quos genueris post eos
Levit. 11- 9 Hæc sunt quæ gignuntur in aquis
18- 9 Quæ domi vel foris genita est, non revelabis
22-27 Bos, ovis, et capra, cum genita fuerint
25- 5 Quæ sponte gignet humus, non metes
-19 Et gignat vobis humus fructus suos
26- 4 Et terra gignet germen suum
Num. 11-12 Numquid ego concepi... vel genui eam?
18-13 Universa frugum initia, quas gignit humus
20- 5 Qui seri non potest, qui nec ficum gignit
26-29 Machir genuit Galaad, a quo familia Galaaditarum
-58 At vero Caath genuit Amram

Num. 26-59 Hæc genuit Amram viro suo filios, Aaron et Moysen
Deut. 4-25 Si genueritis filios ac nepotes
21-15 Genuerintque ex eo liberos
-18 Si genuerit homo filium contumacem
32-18 Deum, qui te genuit, dereliquisti
Judic. 8-31 Genuit e. filium nomine Abimelech.
18-10 Nullius rei est penuria eorum, quæ gignuntur in terra
-29 Juxta vocabulum patris sui, quem genuerat Israel
2 Reg. 12-24 Quæ genuit filium, et vocavit nomen ejus Salomon
21- 8 Quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï
3 Reg. 3-21 Deprehendi non esse meum quem genueram
11-20 Genuitq. ei soror Taphnes Genubath filium
1 Par. 1-10 Chus autem genuit Nemrod
-11 Mesraïm vero genuit Ludim et Anamim
-13 Chanaan vero genuit Sidonem
-18 Arphaxad autem genuit Sale, qui et ipse genuit Heber
-20 Jectan autem genuit Elmodad et Saleph
-32 Filii autem Ceturæ concubinæ Abraham, quos genuit
-34 Genuit autem Abraham Isaac
2-10 Porro Ram genuit Aminadab
Aminadab autem genuit Nahasson
-11 Nahasson quoque genuit Salma, de quo ortus est Booz
-12 Booz vero genuit Obed, qui et ipse genuit Isaï
-13 Isaï autem genuit primogenitum Eliab
-17 Abigaïl autem genuit Amasa
-18 Azuba, de qua genuit Jerioth
-20 Porro Hur genuit Uri : et Uri genuit Bezeleel
-22 Sed et Segub genuit Jaïr
-31 Filius vero Apphaïm, Jesi : qui Jesi genuit Sesan. Porro Sesan genuit Oholaï
-33 Porro Jonathan genuit Phaleth et Ziza
-36 Ethei autem genuit Nathan, et Nathan genuit Zabad
-37 Zabad quoque genuit Ophlal, et Ophlal genuit Obed
-38 Obed genuit Jehu, Jehu genuit Azariam
-39 Azarias genuit Helles, et Helles genuit Elasa
-40 Elasa genuit Sisamoï, Sisamoï genuit Sellum
-41 Sellum genuit Icamiam, Icamia autem genuit Elisama
-44 Samma autem genuit Raham, patrem Jercaam, et Recem genuit Sammaï
-46 Porro Haran genuit Gezez
-49 Genuit autem Saaph pater Madmena, Suë
3-10 Cujus Abia filius genuit Asa
-11 Qui Joram genuit Ochoziam
-12 Amasias filius genuit Azariam
-14 Sed et Manasses genuit Amon patrem Josiæ
-19 Zorobabel genuit Mosollam
4- 2 Raïa vero filius Sobal genuit Jahath
- 8 Cos autem genuit Anob, et Soboba
-11 Caleb autem frater Sua genuit Mahir
-12 Porro Esthon genuit Bethrapha
-14 Maonathi genuit Ophra
Saraïa autem genuit Joab patrem vallis Artificum
-17 Genuitque Mariam, et Sammaï, et Jesba
6- 4 Eleazar genuit Phinees
Et Phinees genuit Abisuë
- 5 Abisuë vero genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi
- 6 Ozi genuit Zaraïam, et Zaraïas genuit Meraïoth
- 7 Porro Meraïoth genuit Amariam, et Amarias genuit Achitob
- 8 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Achimaas
- 9 Achimaas genuit Azariam, Azarias genuit Johanan
-10 Johanan genuit Azariam
-11 Genuit autem Azarias Amariam, et Amarias genuit Achitob
-12 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Sellum
-13 Sellum genuit Helciam, et Helcias genuit Azariam
-14 Azarias genuit Saraïam et Saraïas genuit Josedec
7-26 Qui genuit Laadan : hujus quoque filius Ammiud, qui genuit Elizama
-32 Heber autem genuit Jephlat
8- 1 Benjamin a. genuit Bale primogenitum s.
- 7 Gera ipse transtulit eos, et genuit Oza
- 8 Porro Saharaïm genuit in regione Moab
- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua, Jobab
-11 Mehusim vero genuit Abitob, et Elphaal
-32 Et Macelloth genuit Samaa

1 Par. 8-33 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saül
Porro Saül genuit Jonathan, et Melchisua
-34 Et Meribbaal genuit Micha
-36 Et Ahaz genuit Joada : et Joada genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri : porro Zamri genuit Mosa
-37 Et Mosa genuit Baana, cujus filius fuit Rapha, de quo ortus est Elasa, qui genuit Asel
9-38 Porro Macelloth genuit Samaan
-39 Ner autem genuit Cis : et Cis genuit Saül : et Saül genuit Jonathan
-40 Meribbaal genuit Micha
-42 Ahaz autem genuit Jara, et Jara genuit Alamath
Zamri autem genuit Mosa
-43 Mosa vero genuit Banaa : cujus filius Raphaïa, genuit Elasa
14- 3 Accepit quoque David alias uxores in Jerusalem : genuitque filios et filias
2 Par. 9-27 Quæ gignuntur in campestribus
11-21 Et genuit viginti octo filios et sexaginta filias
24- 3 E quibus genuit filios et filias
31- 5 Omnium, quæ gignit humus, decimas obtulerunt
2 Esdr. 12-10 Josuë autem genuit Joacim, et Joacim genuit Eliasib, et Eliasib genuit Joïada
-11 Et Joïada genuit Jonathan, et Jonathan genuit Jeddoa
Tobiæ. 1- 9 Genuitque ex ea filium, nomen suum imponens ei
Job. 38-28 Vel quis genuit stillas roris?
-29 Et gelu de cœlo quis genuit?
Psal. 2- 7 Filius meus es tu, ego hodie genui te
109- 3 Ex utero ante luciferum genui te
Prov. 17-25 Et dolor matris quæ genuit eum
23-22 Audi patrem tuum, qui genuit te
-24 Qui sapientem genuit, lætabitur in eo
-25 Et exultet quæ genuit te
Eccle. 6- 3 Si genuerit quispiam centum liberos
Eccli. 3- 8 Quasi dominis serviet his, qui se genuerunt
Isai. 39- 7 Quos genueris, tollent, et erunt eunuchi
49-21 Quis genuit mihi istos?
51-18 Ex omnibus filiis, quos genuit
Jerem. 2-27 Dicentes... et lapidi : Tu me genuisti
15-10 Mater mea ! quare genuisti me, virum rixæ
16- 3 Super matres eorum, quæ genuerunt eos
22-26 Mittam te, et matrem tuam, quæ genuit te
50-12 Et adæquata pulveri, quæ genuit vos
Ezech. 18-10 Quod si genuerit filium latronem
-14 Quod si genuerit filium, qui videns omnia
23-37 Insuper et filios suos, quos genuerunt mihi, obtulerunt
31- 6 Sub frondibus ejus genuerunt omnes bestiæ
47-22 Qui genuerint filios in medio vestrum
Osee. 5- 7 Quia filios alienos genuerunt
9-16 Quod et si genuerint, interficiam amantissima uteri eorum
Zach. 13- 3 Pater ejus et mater ejus, qui genuerunt eum
Matth. 1- 2 Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam et fratres ejus
- 3 Judas autem genuit Phares et Zaram de Thamar. Phares autem genuit Esron. Esron autem genuit Aram
- 4 Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem genuit Naasson. Naasson autem genuit Salmon
- 5 Salmon autem genuit Booz de Rahab. Booz autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Jesse. Jesse autem genuit David regem
- 6 David autem rex genuit Salomonem ex ea quæ fuit Uriæ
- 7 Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias a. genuit Asa
- 8 Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram a. genuit Oziam
- 9 Ozias a. genuit Joatham. Joatham a. genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam
-10 Ezechias autem genuit Manassen. Manasses a. genuit Amon. Amon a. genuit Josiam
-11 Josias autem genuit Jechoniam
-12 Jechonias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel
-13 Zorobabel a. genuit Abiud. Abiud a. genuit Eliacim. Eliacim autem genuit Azor
-14 Azor autem genuit Sadoc. Sadoc a. genuit Achim. Achim autem genuit Eliud
-15 Eliud a. genuit Eleazar. Eleazar a. genuit Mathan. Mathan autem genuit Jacob
-16 Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ
Luc. 23-29 Et ventres, qui non genuerunt
Act. 7- 8 Et sic genuit Isaac, et circumcidit eum
13-33 Filius meus es tu, ego hodie genui te

1 Cor. 4-15 In Christo Jesu per Evangelium ego vos genui
Phile. -10 Obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis, Onesimo
Hebr. 1- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te
5- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te
Jacob. 1-18 Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis
1 Petr. 2- 2 Sicut modo geniti infantes
1 Joan. 5- 1 Et omnis, qui diligit eum qui genuit

GIHON.

Fons, ubi Salomon est unctus in regem. Ab Occasu Hierosolymorum erat, intercivitatem et montem Calvariæ, extra Civitatem David, sive montem Sion. Ad hunc locum duci filium suum Salomonem jussit David, quia e regione oppositus erat fonti Rogel ad quem inunctus fuerat Adonias, ut nihil interturbaret, sed res prius confecta esset, quam id illi sentirent qui sequebantur Adoniam.

3 Reg. 1-33 Et ducite eum in Gihon
-38 Et adduxerunt eum in Gihon
-45 Unxeruntque eum Sadoc sacerdos et Nathan propheta regem in Gihon
2 Par. 32-30 Obturavit superiorem fontem aquarum Gihon
33-14 Ædificavit murum... ad Occidentem Gihon

GILO. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-51 Gosen, et Olon, et Gilo
2 Reg. 15-12 Accersivit q. Absalom Achitophel... de civitate sua Gilo

GILONITES. *De civitate Gilo.*

2 Reg. 15-12 Accersivit q. Absalom Achitophel Gilonitem
23-34 Eliam filius Achitophel Gilonites

GINETH.

Pater Thebni quem media pars populi Israel tentabat constituere regem, dum altera sequebatur Amri. Prævaluit Amri, et mortuus est Thebni.

3 Reg. 16-21 Media pars populi sequebatur Thebni filium Gineth
-22 Prævaluit... populo qui sequebatur Thebni filium Gineth

GITH.

Isai. 28-25 Seret gith, et cyminum sparget
-27 Non enim in serris triturabitur gith
Sed in virga excutietur gith

GLACIES.

Job. 38-29 De cujus utero egressa est glacies?
Psal. 148- 8 Ignis, grando, nix, glacies
Sap. 16-22 Nix a. et glacies sustinebant vim ignis
-29 Ingrati enim spes tanquam hybernalis glacies tabescet
19-20 Quæ facile dissolvebatur sicut glacies
Eccli. 3-17 Sicut in sereno glacies, solventur peccata tua
Dan. 3-70 Benedicite, glacies et nives, Domino

GLADIUS.

Gen. 3-24 Collocavit... Cherubim, et flammeum gladium atque versatilem
22- 6 Ipse vero portabat in manibus ignem et gladium
-10 Et arripuit gladium, ut immolaret filium
27-40 Vives in gladio, et fratri tuo servies
31-26 Ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio
34-25 Arreptis, duo filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dinæ, gladiis
48-22 Quam tuli de manu Amorrhæi in gladio et arcu meo
Exod. 5- 3 Ne forte accidat nobis pestis aut gladius
-21 Et præbuistis ei gladium, ut occideret nos
15- 9 Evaginabo gladium meum, interficiet eos manus mea
17-13 Fugavitque Josuë Amalec, et populum ejus in ore gladii
18- 4 Et eruit me de gladio Pharaonis
22-24 Percutiamque vos gladio
32-27 Ponat vir gladium super femur suum
Levit. 26- 6 Et gladius non transibit terminos vestros
- 8 Cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro
-25 Inducamque super vos gladium ultorem
-33 Et evaginabo post vos gladium
-36 Et ita fugient quasi gladium
Num. 14- 3 Ne cadamus gladio, et uxores ac liberi nostri ducantur captivi
-43 Amalecites... quorum gladio corruetis
21-24 A quo percussus est in ore gladii

Num. 22-23 Cernens asina Angelum stantem in via, evaginato gladio
-29 Utinam haberem gladium, ut te percuterem
-31 Vidit Angelum stantem in via evaginato gladio
31- 8 Balaam quoque filium Beor interfecerunt gladio
Deut. 13-15 Percuties habitatores urbis illius in ore gladii
20-13 Percuties omne quod in ea generis masculini est, in ore gladii
-17 Sed interficies in ore gladii Hethæum
32-25 Foris vastabit eos gladius, et intus pavor
-41 Si acuero ut fulgur gladium meum
-42 Gladius meus devorabit carnes
33-29 Scutum auxilii tui, et gladius gloriæ tuæ
Josue. 5-13 Vidit virum... evaginatum tenentem gladium
6-21 Oves et asinos in ore gladii percusserunt
8-24 In eodem loco gladio corruentibus
10-11 Quam quos gladio percusserant filii Israël
-28 Et percussit eam in ore gladii
-30 Percusseruntque urbem in ore gladii
-32 Atque percussit (*Lachis*) in ore gladii
-35 Percussitque in ore gladii omnes animas
-37 Cepit eam, et percussit in ore gladii
Cuncta quæ in ea reperit consumens gladio
-39 Oppida percussit in ore gladii
11-10 Et regem ejus percussit gladio
13-22 Balaam... occiderunt... gladio cum cæteris interfectis
19-47 Percusserunt eam in ore gladii
24-12 Ejeci eos... non in gladio nec in arcu tuo
Judic. 1- 8 Ceperunt eam, et percusserunt in ore gladii
-25 Percusserunt urbem in ore gladii
3-16 Qui fecit sibi gladium ancipitem
-22 Nec eduxit gladium, sed ita ut percusserat
4-15 Perterruitque... in ore gladii, ad conspectum Barac
7-14 Non est hoc aliud, nisi gladius Gedeonis
-20 Gladius Domini et Gedeonis
-22 Immisitque Do. gladium in omnibus castris
8-10 Cæsis centum viginti millibus bellatorum educentium gladium
-20 Qui non eduxit gladium : timebat enim
9-54 Evagina gladium tuum, et percute me
18-27 Et percusserunt eos in ore gladii
19-29 Arripuit gladium, et cadaver uxoris.. concidens
20-15 De Benjamin educentium gladium
-17 Inventa sunt 400 millia educentium gladios
-25 Ut decem et octo millia virorum educentium gladium prosternerent
-35 Omnes bellatores et educentes gladium
-37 Percusserunt eam in ore gladii
-48 A viris usq. ad jumenta, gladio percusserunt
21-10 Percutite habitatores Jabes Galaad in ore gladii
1 Reg. 13-19 Caverant e. Philisthiim, ne forte facerent Hebræi gladium
14-20 Et ecce versus fuerat gladius uniuscujusque
15- 8 Omne autem vulgus interfecit in ore gladii
-33 Sicut fecit absque liberis mulieres gladius t.
17-39 Accinctus ergo David gladio ejus
-45 Tu venis ad me cum gladio et hasta
-47 Quia non in gladio, nec in hasta salvat Dom.
-50 Cumq. gladium non haberet in manu David
-51 Tulit gladium ejus, et eduxit eum de vagina
18- 4 Usque ad gladium et arcum suum
21- 8 Si habes hic ad manum hastam, aut gladium? quia gladium meum, et arma mea non tuli mecum
- 9 Ecce hic gladius Goliath Philisthæi
22-10 Sed et gladium Goliath Philisthæi dedit illi
-13 Dedisti ei panes et gladium
-19 Percussit in ore gladii, viros et mulieres, et parvulos, et lactentes, bovemque, et asinum, et ovem in ore gladii
25-13 Accingatur unusquisque gladio suo
Et accincti sunt singuli gladiis suis
31- 4 Evagina gladium tuum, et percute me
Arripuit itaq. Saül gladium, et irruit in eum
- 5 Irruit etiam ipse super gladium suum
2 Reg. 1-12 Eo quod corruissent gladio
-22 Et gladius Saül non est reversus inanis
2-16 Defixit gladium in latus contrarii
3-29 Et cadens gladio, et indigens pane
11-25 Nunc hunc et nunc illum consumit gladius
12- 9 Uriam Hethæum percussisti gladio
Et interfecisti eum gladio filiorum Ammon
-10 Quam ob rem non recedet gladius de domo t.
15-14 Et percutiat civitatem in ore gladii
18- 8 Quam hi quos voraverat gladius in die illa
20- 8 Accinctus gladio dependente usque ad ilia
-10 Porro Amasa non observavit gladium
23-10 Donec.. et obrigesceret cum gladio

2 Reg. 24- 9 Virorum fortium qui educerent gladium
3 Reg. 1-51 Quod non interficiat servum suum gladio
2- 8 Non te interficiam gladio
-32 Occidit eos gladio, patre meo David ignorante
3-24 Dixit ergo rex : Afferte mihi gladium
Cumque attulissent gladium coram rege
19- 1 Quomodo occidisset universos prophetas gladio
-10 Prophetas tuos occiderunt gladio
-14 Prophetas tuos occiderunt gladio
-17 Quicumque fugerit gladium Hazaël, occidet eum Jehu
Et quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet eum Eliseus
4 Reg. 3-23 Dixeruntque : Sanguis gladii est
-26 Tulit secum septingentos viros educentes gladium
6-22 Neque enim cepisti eos gladio et arcu tuo
8-12 Juvenes eorum interficies gladio
10-25 Percusseruntque eos in ore gladii
11-15 Quicumque eam secutus fuerit feriatur gladio
-20 Athalia autem occisa est gladio in domo regis
19- 7 Et dejiciam eum gladio in terra sua
-37 Filii ejus percusserunt eum gladio
1 Par. 5-18 Viri bellatores, scuta portantes et gladios
10- 4 Evagina gladium tuum, et interfice me
- 5 Irruit etiam ipse in gladium suum
21- 5 Mille millia et centum millia virorum educentium gladium
-12 Et gladium eorum non posse evadere
Aut tribus diebus gladium Domini
-16 Vidit... et evaginatum gladium in manu
-27 Et convertit gladium suum in vaginam
-30 Videns gladium Angeli Domini
2 Par. 20- 9 Gladius judicii, pestilentia, et fames
21- 4 Occidit omnes fratres suos gladio
23-14 Educite illam... et interficiatur foris gladio
-21 Porro Athalia interfecta est gladio
29- 9 En, corruerunt patres nostri gladiis
32-21 Interfecerunt eum gladio
36-17 Interfecit juvenes eorum gladio
-20 Si quis evaserat gladium
1 Esdr. 9- 7 Et in gladium, et in captivitatem
2 Esdr. 4-13 Statui..populum in ordinem cum gladiis suis
-17 Et altera tenebat gladium
-18 Unusquisque gladio erat accinctus renes
Judith. 2-16 Resistentes sibi occidit in ore gladii
5-16 Absque scuto et gladio Deus eorum pugnavit
-18 Dati sunt... in gladium, et in opprobrium
-28 Tunc cum eisdem gladio transverberabitur
6- 3 Ipse cum illis Assyriorum gladio interibis
- 4 Gladius militiæ meæ transiet per latera tua
- 6 Ut dum dignas mei gladii pœnas exceperint
7- 9 Et sine gladio interficies eos
-17 Sit finis noster brevis in ore gladii
8-19 Pro quo scelere dati sunt in gladium
9- 2 Qui dedisti illi gladium in defensionem
-11 Et dejicere gladio suo cornu altaris tui
-12 Fac, Domine, ut gladio proprio ejus superbia amputetur
13-28 Gladio perforari præcipiam latera tua
15- 6 Persecuti sunt eos in ore gladii
16- 6 Juvenes meos occisurum gladio
Esth. 16-24 Gladio et igne pereat
Job. 1-15 Sabæi... pueros percusserunt gladio
-17 Nec non et pueros percusserunt gladio
5-15 Porro salvum faciet egenum a gladio oris
-20 Eruet te... et in bello de manu gladii
15-22 Circumspectans undique gladium
19-29 Fugite ergo a facie gladii, quoniam ultor iniquitatum gladius est
27-14 Si multiplicati fuerint filii ej., in gladio erunt
33-18 Eruens... vitam illius, ut non transeat in gladium
36-12 Si a. non audierint, transibunt per gladium
39-22 Contemnit pavorem, nec cedit gladio
40-14 Qui fecit eum, applicabit gladium ejus
41-17 Cum apprehenderit eum gladius
Psal. 7-13 Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit
36-14 Gladium evaginaverunt peccatores
-15 Gladius eorum intret in corda ipsorum
43- 4 Nec enim in gladio suo possederunt terram
- 7 Et gladius meus non salvabit me
44- 4 Accingere gladio tuo super femur tuum
56- 5 Et lingua eorum gladius acutus
58- 8 Et gladius in labiis eorum
62-11 Tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt
63- 4 Quia exacuerunt ut gladium linguas suas
75- 4 Ibi confregit... scutum, gladium, et bellum
77-62 Et conclusit in gladio populum suum
-64 Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt
88-44 Avertisti adjutorium gladii ejus

Psal. 143-10 Qui redemisti David servum tuum de gladio maligno
149- 6 Et gladii ancipites in manibus eorum
Prov. 5- 4 Et acuta quasi gladius biceps
12-18 Et quasi gladio pungitur conscientiæ
22- 5 Arma et gladii in via perversi
25-18 Jaculum, et gladius, et sagitta acuta
30-14 Generatio, quæ pro dentibus gladios habet
Cant. 3- 8 Omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi
Sap. 18-16 Gladius acutus insimulatum imperium tuum portans
Eccli. 22-26 Ad amicum etsi produxeris gladium
28-22 Multi ceciderunt in ore gladii
Isai. 1-20 Gladius devorabit vos, quia os Domini locutum est
2- 4 Conflabunt gladios suos in vomeres
Non levabit gens contra gentem gladium
3-25 Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent
13-15 Omnis qui supervenerit, cadet in gladio
14-19 Obvolutus cum his qui interfecti sunt gladio
21-15 A facie enim gladiorum fugerunt, a facie gladii imminentis
22- 2 Non interfecti gladio, nec mortui in bello
27- 1 Visitabit Dominus in gladio suo duro
31- 8 Et cadet Assur in gladio non viri, et gladius non hominis vorabit eum, et fugiet non a facie gladii
34- 5 Quoniam inebriatus est in cœlo gladius meus
- 6 Gladius Domini repletus est sanguine
37- 7 Corruere eum faciam gladio in terra sua
-38 Filii ejus percusserunt eum gladio
41- 2 Dabit quasi pulverem gladio ejus
49- 2 Et posuit os meum quasi gladium acutum
51-19 Contritio, et fames, et gladius ; quis consolabitur te?
65-12 Numerabo vos in gladio
66-16 Dijudicabit et in gladio suo ad o. carnem
Jerem. 2-30 Devoravit gladius vester prophetas vestros
4-10 Et ecce pervenit gladius usque ad animam
5-12 Gladium et famem non videbimus
-17 Conteret urbes munitas tuas... gladio
6-25 Quoniam gladius inimici, pavor in circuitu
9-16 Et mittam post eos gladium, donec consumantur
11-22 Juvenes morientur in gladio
12-12 Quia gladius Domini devorabit ab extremo terræ
14-12 Quoniam gladio, et fame, et peste consumam eos
-13 Non videbitis gladium, et fames non erit
-15 Gladius et fames non erit in terra hac
In gladio et fame consumentur
-16 Erunt projecti in viis Jerusalem præ fame et gladio
-18 Si egressus fuero ad agros, ecce occisi gladio
15- 2 Et qui ad gladium, ad gladium
- 3 Gladium ad occisionem, et canes ad lacerandum
- 9 Et residuos ejus in gladium dabo
16- 4 Et gladio et fame consumentur
18-21 Et deduc eos in manus gladii
Juvenes eorum confodiantur gladio in prælio
19- 7 Subvertam eos gladio in conspectu inimic.
20- 4 Corruent gladio inimicorum suorum
Traducet eos in Babylonem, et percutiet eos gladio
21- 7 Qui derelicti sunt... a peste, et gladio, et fame
Et percutiet eos in ore gladii
- 9 Morietur gladio, et fame, et peste
24-10 Mittam in eis gladium, et famem, et pestem
25-16 Insanient a facie gladii, quem ego mittam
-27 Neq. surgatis a facie gladii, quem ego mittam
-29 Gladium e. ego voco super om. habitatores
-31 Impios tradidi gladio, dicit Dominus
26-23 Et percussit eum (*Uriam*) gladio
27- 8 In gladio, et in fame, et in peste visitabo
-13 Moriemini tu et populus tuus gladio
29-17 Ecce mittam in eos gladium, et famem
-18 Et persequar eos in gladio, et in fame
31- 2 Populus qui remanserat a gladio
32-24 A facie gladii, et famis, et pestilentiæ
-36 Tradetur in manus regis Babylonis in gladio
33- 4 Ad munitiones, et ad gladium (-5) venientium ut dimicent
34- 4 Non morieris in gladio
-17 Prædico vobis libertatem... ad gladium, ad pestem
38- 2 Morietur gladio, et fame, et peste
39-18 Liberabo te, et gladio non cades
41- 2 Et percusserunt Godoliam... gladio
42-16 Gladius, quem vos formidatis, ibi comprehendet

Jerem. 42-17 Morientur gladio, et fame, et peste
-22 Gladio, et fame, et peste moriemini
43-11 Et quos in gladium, in gladium
44-12 Cadent in gladio et in fame
In gladio et in fame morientur
-13 Sicut visitavi super Jerusalem in gladio, et fame, et peste
-18 Et gladio et fame consumpti sumus
-27 Consumentur omnes... gladio et fame
-28 Et qui fugerint gladium, revertentur
46-10 Devorabit gladius, et saturabitur
-14 Quia devorabit gladius ea quæ per circuitum tuum sunt
-16 Revertamur... a facie gladii columbæ
48- 2 Silens conticesces, sequeturque te gladius
-10 Maledictus, qui prohibet gladium suum a sanguine
49-37 Et mittam post eos gladium donec consumam eos
50-16 A facie gladii columbæ unusquisque... convertetur
-35 Gladius ad Chaldæos, ait Dominus
-36 Gladius ad divinos ejus, qui stulti erunt
Gladius ad fortes illius, qui timebunt
-37 Gladius ad equos ejus, et ad currus ejus
Gladius ad thesauros ejus, qui diripientur
51-50 Qui fugistis gladium, venite, nolite stare
Thren. 1-20 Foris interficit gladius, et domi mors similis est
2-21 Juvenes mei ceciderunt in gladio
4- 9 Melius fuit occisis gladio, quam interfectis fame
5- 9 Afferebamus panem nobis, a facie gladii in deserto
Baruc. 2-25 Mortui sunt... in fame, et in gladio, et in emissione
6-14 Habet etiam in manu gladium et securim
Ezech. 5- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi gladium acutum
- 2 Et concides gladio in circuitu ejus
Et gladium nudabo post eos
-12 Tertia pars tui in gladio cadet
Et gladium evaginabo post eos
-17 Et gladium inducam super te
6- 3 Ecce ego inducam super vos gladium
- 8 Qui fugerint gladium in gentibus
-11 Quia gladio, fame, et peste ruituri sunt
-12 Qui autem prope, gladio corruet
7-15 Gladius foris; et pestis, et fames intrinsecus
Qui in agro est, gladio morietur
11- 8 Gladium metuistis, et gladium inducam super vos
-10 Gladio cadetis: in finibus Israël judicabo vos
12-14 Et gladium evaginabo post eos
-16 Et relinquam ex eis viros paucos a gladio
14-17 Vel si gladium induxero super terram illam, et dixero gladio: Transi per terram
-21 Si.. gladium, et famem ac bestias.. immisero
16-40 Et trucidabunt te gladiis suis
17-21 Omnes profugi ejus... gladio cadent
21- 3 Et ejiciam gladium meum de vagina sua
- 4 Idcirco egredietur gladius meus de vagina
- 5 Ego Domin. eduxi gladium meum de vagina
- 9 Loquere: Gladius, gladius exacutus est et limatus
-11 Iste exacutus est gladius; et iste limatus est
-12 Gladio traditi sunt cum populo meo
-14 Et duplicetur gladius, ac triplicetur gladius interfectorum: hic est gladius occisionis magnæ
-15 Dedi conturbationem gladii acuti
-19 Ut veniat gladius regis Babylonis
-20 Viam pones ut veniat gladius ad Rabbath
23-10 Et ipsam occiderunt gladio
-25 Et quæ remanserint, gladio concident
-47 Et confodiantur gladiis eorum
24-21 Filiæ vestræ, quas reliquistis, gladio cadent
25-13 Et qui sunt in Dedan, gladio cadent
26- 6 Filiæ quoque ejus, quæ sunt in agro, gladio interficientur
- 8 Filias tuas, quæ sunt in agro, gladio interficiet
-11 Populum tuum gladio cædet
28- 7 Et nudabunt gladios suos super pulchritudinem
-23 Et corruent interfecti in medio ejus gladio per circuitum
29- 8 Ecce ego adducam super te gladium
-10 Daboq. terram Ægypti... gladio dissipatam
30- 4 Et veniet gladius in Ægyptum
- 5 Et filii fœderis, cum eis gladio cadent
- 6 A turre Syenes gladio cadent in ea
-11 Evaginabunt gladios suos super Ægyptum
-17 Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent
-21 Ut recepto robore posset tenere gladium
-22 Et dejiciam gladium de manu ejus
Ezech. 30-24 Daboque gladium meum in manu ejus
-25 Cum dedero gladium meum in manu regis
31-17 Descendent in infernum ad interfectos gladio
-18 Cum eis qui interfecti sunt gladio
32-10 Cum volare cœperit gladius meus sup. facies
-11 Gladius regis Babylonis veniet tibi
-12 In gladiis fortium dejiciam multitudinem t.
-20 In medio interfectorum gladio cadent
Gladius datus est, attraxerunt eam
-21 Dormierunt incircumcisi, interfecti gladio
-22 Omnes interfecti, et qui ceciderunt gladio
-23 Universi interfecti, cadentesque gladio
-24 Omnes hi interfecti, ruentesque gladio
-25 Omnes hi incircumcisi, interfectique gladio
-26 Interfectique et cadentes gladio
-27 Posuerunt gladios suos sub capitibus suis
-28 Dormies cum interfectis gladio
-29 Qui dati sunt... cum interfectis gladio
-30 Dormierunt incircumcisi cum interfectis gladio
-31 Quæ interfecta est gladio
-32 Cum interfectis gladio
33- 2 Terra, cum induxero super eam gladium
- 3 Et ille viderit gladium venientem super terram
- 4 Veneritque gladius, et tulerit eum
- 6 Quod si speculator viderit gladium venient.
Veneritque gladius, et tulerit de eis animam
-26 Stetistis in gladiis vestris, fecistis abomin.
35- 5 Concluseris filios Israël in manus gladii
- 8 In torrentibus interfecti gladio cadent
38- 4 Clypeum arripientium et gladium
- 8 Venies ad terram, quæ reversa est a gladio
-21 Convocabo adversus eum in cunctis montibus meis gladium
Gladius uniuscujusque in fratrem suum dirigetur
39-23 Et ceciderunt in gladio universi
Dan. 11-33 Et ruent in gladio, et in flamma
13-59 Manet e. Angelus Domini, gladium habens
14-25 Interficiam draconem absque gladio et fuste
Osee. 1- 7 Et non salvabo eos in arcu, et gladio
2-18 Gladium et bellum conteram de terra
7-16 Cadent in gladio principes eorum
11- 6 Cœpit gladius in civitatibus ejus
14- 1 In gladio pereant, parvuli eorum elidantur
Joel. 3-10 Concidite aratra vestra in gladios
Amos. 1-11 Eo quod persecutus sit in gladio fratr. suum
4-10 Percussi in gladio juvenes vestros
7- 9 Consurgam super domum Jeroboam in gladio
-11 In gladio morietur Jeroboam
-17 Filii tui et filiæ tuæ in gladio cadent
9- 1 Novissimum eorum in gladio interficiam
- 4 Ibi mandabo gladio, et occidet eos
-10 In gladio morientur omnes peccatores
Mich. 4- 3 Concident gladios suos in vomeres
Non sumet gens adversus gentem gladium
5- 6 Et pascent terram Assur in gladio
6-14 Et quos salvaveris, in gladium dabo
Nahum. 2-13 Leunculos tuos comedet gladius
3- 3 Et micantis gladii, et fulgurantis hastæ
-15 Peribis gladio, devorabit te ut bruchus
Soph. 2-12 Sed et vos Æthiopes interfecti gladio meo eritis
Aggæi. 2-23 Vir in gladio fratris sui
Zach. 9-13 Et ponam te quasi gladium fortium
11-17 Gladius super brachium ejus
1 *Mac.* 2- 9 Juvenes ej. ceciderunt in gladio inimicorum
3- 3 Et protegebat castra gladio suo
-12 Et gladium Apollonii abstulit Judas
4- 6 Qui tegumenta et gladios non habebant
-15 Novissimi autem omnes ceciderunt in gladio
-33 Dejice illos gladio diligentium te
5-28 Occidit omnem masculum in ore gladii
-51 Peremerunt omnem masculum in ore gladii
7-38 Et cadant in gladio
-46 Et ceciderunt omnes gladio
8-23 Gladiusque et hostis procul sit ab eis
9-73 Et cessavit gladius ex Israël
10-85 Et fuerunt qui ceciderunt gladio
12-48 Omnes qui cum eo intraverant, gladio interfecerunt
2 *Mac.* 5- 3 Galeatorum multitudinem gladiis districtis
12- 6 Eos a. qui ab igne refugerant, gladio peremit
-22 Gladiorum suorum ictibus debilitarentur
14-41 Cum jam comprehenderetur, gladio se petiit
15-15 Et dedisse Judæ gladium aureum
-16 Accipe sanctum gladium munus a Deo
Matth. 10-34 Non veni pacem mittere, sed gladium
26-47 Et cum eo turba multa, cum gladiis et fustibus
-51 Exemit gladium suum, et percutiens servum
-52 Converte gladium tuum in locum suum; omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt
Matth. 26-55 Tanquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me
Marc. 14-43 Et cum eo turba multa, cum gladiis et lignis
-47 Unus a. quidam.. educens gladium, percussit
-48 Tanquam ad latronem existis cum gladiis et lignis
Luc. 2-35 Tuam ipsius animam pertransibit gladius
21-24 Et cadent in ore gladii
22-36 Vendat tunicam suam, et emat gladium
-38 Domine, ecce duo gladii hic
-49 Domine, si percutimus in gladio?
-52 Quasi ad latronem existis cum gladiis
Joan. 18-10 Simon ergo Petrus habens gladium
-11 Mitte gladium tuum in vaginam
Act. 12- 2 Occidit a. Jacobum fratrem Joannis gladio
16-27 Evaginato gladio volebat se interficere
Rom. 8-35 An periculum? an persecutio? an gladius?
13- 4 Non enim sine causa gladium portat
Ephes. 6-17 Et gladium spiritus (quod est verbum Dei)
Hebr. 4-12 Penetrabilior omni gladio ancipiti
11-34 Effugerunt aciem gladii
-37 In occisione gladii mortui sunt
Apoc. 1-16 Et de ore ejus gladius utraque parte acutus exibat
2-16 Et pugnabo cum illis in gladio oris mei
6- 4 Et datus est ei gladius magnus
- 8 Data est illi potestas... interficere gladio, fame, et morte
13-10 Qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi
-14 Quæ habet plagam gladii, et vixit
19-15 Et de ore ejus procedit gladius
-21 Et cæteri occisi sunt in gladio sedentis

GLAREA.

Job. 21-33 Dulcis fuit glareis Cocyti
30- 6 Habitabant... in cavernis terræ, vel super glaream

GLEBA.

Job. 28- 6 Locus sapphiri lapides ejus, et glebæ illius aurum
38-38 Et glebæ compingebantur
39-10 Aut confringet glebas vallium post te

GLOBUS.

Num. 16-11 Et omnis globus tuus stet contra Dominum?
4 *Reg.* 9-17 Vidit globum Jehu venientis, et ait: Video ego globum

GLORIA.

Gen. 45-13 Nuntiate patri meo universam gloriam m.
49- 6 Et in cœtu illorum non sit gloria mea
Exod. 15- 7 Et in multitudine gloriæ tuæ deposuisti adversarios tuos
16- 7 Et mane videbitis gloriam Domini
-10 Et ecce gloria Domini apparuit in nube
24-16 Et habitavit gloria Domini super Sinaï
-17 Erat a. species gloriæ Domini quasi ignis
28- 2 Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloriam et decorem
-40 Et balteos ac tiaras, in gloriam et decorem
29-43 Et sanctificabitur altare in gloria mea
33-18 Qui ait: Ostende mihi gloriam tuam
-22 Cumque transibit gloria mea, ponam te
40-32 Et gloria Domini implevit illud
Levit. 9- 6 Facite, et apparebit vobis gloria ejus
-23 Apparuitq. gloria Domini omni multitudini
Num. 14-10 Apparuit gloria Domini super tectum fœderis
-21 Et implebitur gloria Domini universa terra
16-19 Apparuit cunctis gloria Domini
-43 Operuit nubes, et apparuit gloria Domini
20- 6 Apparuit gloria Domini super eos
27-20 Et dabis ei... et partem gloriæ tuæ
Deut. 26-19 In laudem, et nomen, et gloriam suam
33-29 Scutum auxilii tui, et gladius gloriæ tuæ
Josue. 7-19 Fili mi, da gloriam Domino Deo Israël
1 *Reg.* 2- 8 Ut sedeat... et solium gloriæ teneat
4-21 Translata est gloria de Israel, quia capta est arca Dei
-22 Et ait: Translata est gloria ab Israël
6- 5 Et dabitis Deo Israel gloriam
3 *Reg.* 3-13 Dedi tibi: divitias scilicet, et gloriam
8-11 Impleverat enim gloria Domini domum
4 *Reg.* 14-10 Contentus esto gloria, et sede in domo tua
1 *Par.* 16-24 Narrate in gentibus gloriam ejus
-28 Afferte Domino gloriam et imperium
-29 Date Domino gloriam, nomini ejus
29-11 Tua est Domine... potentia, et gloria, atque victoria
-12 Tuæ divitiæ, et tua est gloria: tu dominaris
-25 Dedit illi gloriam regni qualem nullus habuit
-28 Plenus dierum, et divitiis, et gloria
2 *Par.* 1-11 Non postulasti... et substantiam, et gloriam

2 Par. 5-14 Compleverat e. gloria Domini domum Dei
7- 3 Videbant..et gloriam Domini super domum
9-22 Sup. omnes reges terræ præ divitiis et gloria
17- 5 Factæq. s. ei infinitæ divitiæ et multa gloria
26-18 Quia non reputabitur tibi in gloriam hoc
2 Esdr. 9- 5 Benedicant nomini gloriæ tuæ
Tobiæ. 3-24 In conspectu gloriæ summi Dei
Judith. 1- 4 In potentia... et in gloria quadrigarum suarum
7-24 Et dabit gloriam nomini suo
15-10 Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israël
16-27 Erat a. diebus festis procedens cum magna gloria
Esth. 1- 4 Ut ostenderet divitias gloriæ regni sui
5-11 Et quanta eum gloria super omnes principes
13-12 Et aliqua gloriæ cupiditate fecerim hoc
14- 9 Atque extinguere gloriam templi et altaris
-15 Et nosti quia oderim gloriam iniquorum
-16 Quod abominer signum superbiæ et gloriæ
15- 4 Et circumdata est gloria sua
-16 Conturbatum est cor m. præ timore gloriæ
16- 3 Sed datam sibi gloriam non ferentes
Job. 19- 9 Spoliavit me gloria mea, et abstulit coronam
22-29 Qui e. humiliatus fuerit, erit in gloria
29-20 Gloria mea semper innovabitur
36-11 Complebunt... et annos suos in gloria
39-20 Gloria narium ejus terror
Psal. 3- 4 Gloria mea, et exaltans caput meum
7- 6 Et gloriam meam in pulverem deducat
8- 6 Gloria et honore coronasti eum
16-15 Satiabor cum apparuerit gloria tua
18- 2 Cœli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus
20- 6 Magna est gloria ejus in salutari tuo
Gloriam et magnum decorem impones super eum
23- 7 Et introibit rex gloriæ
- 8 Quis est iste rex gloriæ?
- 9 Et introibit rex gloriæ
-10 Quis est iste rex gloriæ?
Dominus virtutum ipse est rex gloriæ
25- 8 Domine, dilexi... et locum habitationis gloriæ tuæ
28- 2 Afferte Domino gloriam et honorem
Afferte Domino gloriam nomini ejus
- 9 Et in templo ejus omnes dicent gloriam
29-13 Ut cantet tibi gloria mea
44-14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus
48-15 Auxilium eorum veterascet in inferno a gloria eorum
-17 Cum multiplicata fuerit gloria domus ejus
-18 Neque descendet cum eo gloria ejus
56- 6 Et in omnem terram gloria tua
- 9 Exurge, gloria mea; exurge, psalterium
-12 Et super omnem terram gloria tua
61- 8 In Deo salutare meum, et gloria mea
62- 3 Ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam
65- 2 Date gloriam laudi ejus
67-35 Date gloriam Deo super Israël
70- 8 Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam
72-24 Et cum gloria suscepisti me
78- 9 Propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos
83-12 Gratiam, et gloriam dabit Dominus
84-10 Ut inhabitet gloria in terra nostra
88-18 Quoniam gloria virtutis eorum tu es
95- 3 Annuntiate inter gentes gloriam ejus
- 7 Afferte Domino gloriam et honorem
- 8 Afferte Domino gloriam nomini ejus
96- 6 Et viderunt omnes populi gloriam ejus
101-16 Timebunt..omnes reges terræ gloriam tuam
-17 Et videbitur in gloria sua
103-31 Sit gloria Domini in sæculum
105-20 Et mutaverunt gloriam suam in similitudinem vituli
107- 2 Cantabo, et psallam in gloria mea
- 3 Exurge, gloria mea; exurge, psalterium
- 6 Et super omnem terram gloria tua
111- 3 Gloria, et divitiæ in domo ejus
- 9 Cornu ejus exaltabitur in gloria
112- 4 Et super cœlos gloria ejus
II. 113- 1 Sed nomini tuo da gloriam
137- 5 Quoniam magna est gloria Domini
144- 5 Magnificentiam gloriæ sanctitatis tuæ loquentur
-11 Gloriam regni tui dicent
-12 Et gloriam magnificentiæ regni tui
149- 5 Exultabunt sancti in gloria
- 9 Gloria hæc est omnibus sanctis ej. Alleluia
Prov. 3-16 Et in sinistra illius divitiæ, et gloria
-35 Gloriam sapientes possidebunt
8-18 Mecum sunt divitiæ, et gloria
11-16 Mulier gratiosa inveniet gloriam
15-33 Et gloriam præcedit humilitas

Prov. 17- 6 Et gloria filiorum patres eorum
19-11 Et gloria ejus est iniqua prætergredi
21-21 Inveniet vitam, justitiam, et gloriam
22- 4 Finis modestiæ... divitiæ et gloria et vita
25- 2 Gloria Dei est celare verbum, et gloria regum investigare sermonem
-27 Qui scrutator est majestatis, opprimetur a gloria
26- 1 Sic indecens est stulto gloria
28-12 In exultatione justorum multa gloria est
29-23 Et humilem spiritu suscipiet gloria
Eccle. 10- 1 Pretiosior est sapientia et gloria
Sap. 15- 9 Ærarios imitatur, et gloriam præfert
17- 7 Sapientiæ gloriæ correptio cum contumelia
Eccli. 1-11 Timor Domini gloria, et gloriatio, et lætitia
-24 Et gloriam tenentium se, exaltat
3-12 Non enim est tibi gloria, ejus confusio
-13 Gloria enim hominis ex honore patris sui
-19 Et super hominum gloriam diligeris
4-25 Est confusio adducens gloriam et gratiam
5-15 Honor et gloria in sermone sensati
6-30 Et torques illius in stolam gloriæ
-32 Stolam gloriæ indues eam
9-16 Non zeles gloriam et opes peccatoris
10-25 Gloria divitum, honoratorum, et pauperum, timor Dei est
14-27 Et in gloria ejus requiescet
15- 5 Et stola gloriæ vestiet illum
20-11 Est propter gloriam minoratio
23-38 Gloria magna est sequi Dominum
25- 8 Gloria illorum timor Dei
31-10 Erit illi gloria æterna
33-24 Ne dederis maculam in gloria tua
35-10 Bono animo gloriam redde Deo
-15 Non est apud illum gloria personæ
36-16 Reple... gloria tua populum tuum
40-28 Super omnem gloriam operuerunt illum
42-16 Gloria Domini plenum est opus ejus
-17 Quæ confirmavit Dominus omnipotens stabiliri in gloria sua
-26 Et quis satiabitur videns gloriam ejus?
43- 1 Species cœli in visione gloriæ
-10 Species cœli gloria stellarum
-13 Gyravit cœlum in circuitu gloriæ suæ
44- 2 Multam gloriam fecit Dominus
- 7 Omnes isti in generationibus gentis suæ gloriam adepti sunt
-13 Gloria eorum non derelinquetur
-20 Et non est inventus similis illi in gloria
-22 Dedit illi gloriam in gente sua
45- 2 Similem illum fecit in gloria sanctorum
- 3 Et ostendit illi gloriam suam
- 8 Et beatificavit illum in gloria
- 9 Et circumcinxit eum zona gloriæ
Et induit eum stolam gloriæ, et coronavit
-14 Signo sanctitatis, et gloria honoris
-25 Et addidit Aaron gloriam
-28 Phinees filius Eleazari tertius in gloria est
-31 Et gloriam ipsorum in gentem eorum æternam fecit
46- 3 Quam gloriam adeptus est in tollendo manus suas
-15 Permanens... sanctorum virorum gloria
47- 7 In offerendo illi coronam gloriæ
- 9 Dedit confessionem Sancto, et Excelso in verbo gloriæ
-13 Et dedit illi... et sedem gloriæ in Israël
-22 Dedisti maculam in gloria tua
49- 7 Dederunt..et gloriam suam alienigenæ genti
-10 Ezechiel qui vidit conspectum gloriæ
-14 Exaltaverunt templum... paratum in gloriam sempiternam
-19 Seth et Sem apud homines gloriam adepti sunt
50- 5 Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis
- 8 Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ
-11 In accipiendo ipsum stolam gloriæ
-12 Gloriam dedit sanctitatis amictum
-14 Et omnes filii Aaron in gloria sua
-22 Dare gloriam Deo a labiis suis
51-23 Danti mihi sapientiam, dabo gloriam
Isai. 2-10 Abscondere... a gloria majestatis ejus
-19 Et a gloria majestatis ejus
-21 Et a gloria majestatis ejus
4- 2 Erit germen Domini in magnificentia et gloria
- 5 Super omnem enim gloriam protectio
6- 3 Plena est omnis terra gloria ejus
8- 7 Regem Assyriorum, et omnem gloriam ejus
10- 3 Et ubi derelinquetis gloriam vestram
-12 Super gloriam altitudinis oculorum ejus
-16 Subtus gloriam ejus succensa ardebit
-18 Et gloria saltus ejus, et carmeli ejus
13- 3 Vocavi.. exultantes in gloria mea

Isai. 14-18 Reges gent. universi dormierunt in gloria
16-14 Auferetur gloria Moab super omni populo
17- 3 Reliquiæ Syriæ sicut gloria filiorum Israël erunt
- 4 Attenuabitur gloria Jacob
20- 5 Confundentur... et ab Ægypto gloria sua
21-16 Auferetur omnis gloria Cedar
22-18 Et ibi erit currus gloriæ tuæ
-23 Et erit in solium gloriæ domui patris ejus
-24 Suspendent super eum omnem gloriam
23- 9 Ut detraheret superbiam omnis gloriæ
24-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam justi
25-11 Humiliabit gloriam ejus cum allisione
26-10 Et non videbit gloriam Domini
28- 1 Flori decidenti, gloriæ exultationis ejus
- 4 Et erit flos decidens gloriæ exultationis
- 5 Erit Dominus exercituum corona gloriæ
30-30 Auditam faciet Dominus gloriam vocis suæ
35- 2 Gloria Libani data est ei: decor Carmeli, et Saron, ipsi videbunt gloriam Domini
40- 5 Et revelabitur gloria Domini
- 6 Omnis gloria ejus quasi flos agri
42- 8 Gloriam meam alteri non dabo
-12 Ponent Domino gloriam, et laudem ejus in insulis nuntiabunt
43- 7 In gloriam meam creavi eam
46-13 Dabo... et in Israel gloriam meum
48-11 Gloriam meam alteri non dabo
52- 1 Induere vestimentis gloriæ tuæ, Jerusalem
58- 8 Et gloria Domini colliget te
59-19 Et timebunt... qui ab ortu solis, gloriam ej.
60- 1 Et gloria Domini super te orta est
- 2 Et gloria ejus in te videbitur
-13 Gloria Libani ad te veniet, abies et buxus
-19 Erit... Deus tuus in gloriam tuam
61- 6 Et in gloria earum superbietis
62- 3 Et eris corona gloriæ in manu Domini
63-14 Ut faceres tibi nomen gloriæ
-15 Vide de habitaculo sancto tuo, et gloriæ tuæ
64-11 Domus sanctificationis nostræ, et gloriæ
66-11 Deliciis affluatis ab omnimoda gloria ejus
-12 Torrentem inundantem gloriam gentium
-18 Venient, et videbunt gloriam meam
-19 Non viderunt gloriam meam
Et annuntiabunt gloriam meam gentibus
Jerem. 2-11 Populus vero meus mutavit gloriam suam in idolum
13-11 Ut essent mihi... et in laudem, et in gloriam
-16 Date Domino Deo vestro gloriam
-18 Descendit de capite vestro corona gloriæ
14-21 Neque facias nobis contumeliam solii gloriæ
17-12 Solium gloriæ altitudinis a principio
48-18 Descende de gloria, et sede in siti
Baruc. 2-18 Anima esuriens dat tibi gloriam et justitiam
4- 3 Ne tradas alteri gloriam tuam
5- 1 Quæ a Deo tibi est, sempiternæ gloriæ
Ezech. 2- 1 Hæc visio similitudinis gloriæ Domini
3-12 Benedicta gloria Domini de loco suo
-23 Et ecce ibi gloria Domini stabat quasi gloria, quam vidi juxta fluvium Chobar
7- 7 Prope est dies occisionis, et non gloriæ montium
8- 4 Et ecce ibi gloria Dei Israël
9- 3 Et gloria Domini Israël assumpta est de Cherub
10- 4 Elevata est gloria Domini desuper
Et atrium repletum est splendore gloriæ Domini
-18 Et egressa est gloria Domini a limine templi
-19 Et gloria Dei Israël erat super ea
11-22 Et gloria Dei Israël erat super ea
-23 Et ascendit gloria Domini de medio civitatis
23-26 Et tollent vasa gloriæ tuæ
26-20 Porro cum dedero gloriam in terra viventium
39-21 Et ponam gloriam meam in gentibus
43- 2 Et ecce gloria Dei Israël ingrediebatur
- 5 Et ecce repleta erat gloria Domini domus
44- 4 Vidi, et ecce implevit gloria Domini domum
Dan. 2-37 Imperium et gloriam dedit tibi
3-43 Et da gloriam nomini tuo, Domine
-52 Benedictum nomen gloriæ tuæ sanctum
-53 Benedictus es in templo sancto gloriæ tuæ
4-27 Nonne hæc est Babylon magna, quam ego ædificavi... et in gloria decoris mei?
5-18 Gloriam, et honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo
-20 Et gloria ejus ablata est
11-39 Et multiplicabit gloriam, et dabit eis potestatem
Osee. 4- 7 Gloriam eorum in ignominiam commutabo
9-11 Gloria eorum a partu, et ab utero
10- 5 Æditui ejus super eum exultaverunt in gloria ejus

Osee. 14- 7 Erit quasi oliva gloria ejus, et odor ejus ut Libani
Mich. 1-15 Usque ad Odollam veniet gloria Israël
Habac. 2-14 Replebitur terra, ut cognoscant gloriam Do.
-16 Repletus es ignominia pro gloria
Vomitus ignominiæ super gloriam tuam
3- 3 Operuit cœlos gloria ejus
Aggæi. 2- 4 Qui vidit domum istam in gloria sua prima?
- 8 Et implebo domum istam gloria
-10 Magna erit gloria domus istius novissimæ
Zach. 2- 5 Et in gloria ero in medio ejus
- 8 Post gloriam misit me ad gentes
6-13 Et ipse portabit gloriam, et sedebit
10- 3 Posuit eos quasi equum gloriæ suæ in bello
12- 7 Et gloria habitantium Jerus. contra Judam
Malac. 2- 2 Ut detis gloriam nomini meo
1 Mac. 1-42 Secundum gloriam ejus multiplicata est ignominia ejus
2- 9 Vasa gloriæ ejus captiva adducta sunt
-51 Et accipietis gloriam magnam et nomen æternum
-62 Quia gloria ejus, stercus et vermis est
3- 3 Et dilatavit gloriam populo suo
9-10 Et non inferamus crimen gloriæ nostræ
10-58 Fecit nuptias ejus Ptolemaidæ, sicut reges, in magna gloria
-60 Et abiit cum gloria Ptolemaïdam
-64 Qui interpellabant gloriam ejus
-86 Exierunt de civitate obviam illi in magna gloria
11- 6 Occurrit Jonathas regi in Joppen cum gloria
-42 Sed gloria illustrabo te, et gentem tuam
12-12 Lætamur itaque de gloria vestra
14- 4 Placuit illis potestas ejus et gloria ejus omnibus diebus
- 5 Et cum omni gloria sua accepit Joppen
- 9 Juvenes induebant se gloriam et stolas belli
-10 Quoadusque nominatum est nomen gloriæ
-21 Nuntiaverunt nobis de vestra gloria
-29 Gloria magna glorificaverunt gentem suam
-35 Vidit.. gloriam quam cogitabat facere genti
-39 Glorificavit eum gloria magna
15- 9 Glorificabimus te.. et templum gloria magna, ita ut manifestetur gloria vestra in universa terra
-32 Venit Athenobius... et vidit gloriam Simonis
-36 Renuntiavit ei verba ista, et gloriam Simonis
2 Mac. 3-26 Apparuerunt duo juvenes... optimi gloria
4-15 Græcas glorias optimas arbitrabantur
5-16 Ad ornatum loci, et gloriam
-20 Cum summa gloria exaltabitur
8-35 Deposita veste gloriæ, per Mediterr. fugiens
14- 7 Nam et ego defraudatus parentum gloria
15-13 Ætate et gloria mirabilem, et magni decoris
Matth. 4- 8 Ostendit ei omnia regna mundi, et gloriam eorum
6-29 Quoniam nec Salomon in omni gloria sua
16-27 Filius enim hominis venturus est in gloria Patris
Marc. 8-38 Cum venerit in gloria Patris sui
10-37 Da nobis ut... sedeamus in gloria tua
13-26 Videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute multa, et gloria
Luc. 2-14 Gloria in altissimis Deo, et in terra pax
-32 Et gloriam plebis tuæ Israël
4- 6 Tibi dabo... et gloriam illorum
12-27 Nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur
14-10 Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus
17-18 Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo
19-38 Pax in cœlo, et gloria in excelsis
24-26 Et ita intrare in gloriam suam
Joan. 1-14 Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre
2-11 Manifestavit gloriam suam
5-44 Qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam, quæ a solo Deo est, non quæritis
7-18 Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit: qui autem quærit gloriam ejus, qui misit me, hic verax est
8-50 Ego autem non quæro gloriam meam
-54 Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est
9-24 Dixerunt ei: Da gloriam Deo
11- 4 Sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei
-40 Quoniam si credideris, videbis gloriam Dei
12-41 Hæc dixit Isaias, quando vidit gloriam ejus
-43 Dilexerunt enim gloriam hominum magis, quam gloriam Dei
Act. 7- 2 Deus gloriæ apparuit patri nostro Abrahæ
-55 Vidit gloriam Dei, et Jesum stantem a dextris Dei

Rom. 1-23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei
2- 7 Gloriam, et honorem, et incorruptionem quærunt
-10 Gloria autem, et honor, et pax omni operanti
3- 7 Si enim veritas Dei in meo mendacio abundavit in gloriam ipsius
-23 Omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei
4- 2 Habet gloriam, sed non apud Deum
-20 Sed confortatus est fide, dans gloriam Deo
5- 2 Gloriamur in spe gloriæ filiorum Dei
6- 4 Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris
8-18 Ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis
-21 In libertatem gloriæ filiorum Dei
9- 4 Gloria, et testamentum, et legislatio
-23 Ut ostenderet divitias gloriæ suæ in vasa misericordiæ, quæ præparavit in gloriam
11-36 Ipsi gloria in sæcula. Amen
15-17 Habeo igitur gloriam in Christo Jesu ad Deum
16-27 Cui honor et gloria in sæcula sæculorum
1 Cor. 2- 7 Quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam nostram
- 8 Nunquam Dominum gloriæ crucifixissent
9-15 Quam ut gloriam meam quis evacuet
-16 Nam si evangelizavero, non est mihi gloria
10-31 Omnia in gloriam Dei facite
11- 7 Quoniam imago et gloria Dei est, mulier autem gloria viri est
-15 Mulier vero si comam nutriat, gloria est illi
15-31 Quotidie morior per vestram gloriam
-40 Sed alia quidem cœlestium gloria
-43 Seminatur in ignobilitate, surget in gloria
2 Cor. 1-12 Nam gloria nostra hæc est
-14 Quod gloria vestra sumus, sicut et vos nostra
-20 Per ipsum Amen Deo ad gloriam nostram
3- 7 Quod si ministratio mortis... fuit in gloria
Propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur
- 8 Quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria?
- 9 Nam si ministratio damnationis gloria est: multo magis abundat ministerium justitiæ in gloria
-10 Propter excellentem gloriam
-11 Si enim quod evacuatur, per gloriam est: multo magis quod manet, in gloria est
-18 Revelata facie gloriam Domini speculantes
4- 4 Illuminatio Evangelii gloriæ Christi
-15 Ut gratia abundans... abundet in gloriam Dei
-17 Æternum gloriæ pondus operatur in nobis
6- 8 Per gloriam, et ignobilitatem
8-19 Quæ ministratur a nobis ad Domini gloriam
-23 Apostoli Ecclesiarum, gloria Christi
-24 Et nostræ gloriæ pro vobis
11-17 In hac substantia gloriæ
Galat. 1- 5 Cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen
5-26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi
6- 4 Sic in semetipso tantum gloriam habebit
Ephes. 1- 6 In laudem gloriæ gratiæ suæ
-12 Ut simus in laudem gloriæ ejus
-14 In laudem gloriæ ipsius
-17 Pater gloriæ det vobis spiritum sapientiæ
-18 Quæ divitiæ gloriæ hæreditatis ej. in sanctis
3-13 Quæ est gloria vestra
-16 Ut det vobis secundum divitias gloriæ suæ
-21 Ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu
Philip. 1-11 In gloriam et laudem Dei
2- 3 Neque per inanem gloriam
-11 Christus in gloria est Dei Patris
-16 Verbum vitæ continentes ad gloriam meam in die Christi
3-19 Et gloria in confusione ipsorum
4-19 In gloria in Christo Jesu
-20 Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula
Colos. 1-27 Quibus voluit Deus notas facere divitias gloriæ sacramenti hujus in gentibus
Quod est Christus in vobis spes gloriæ
3- 4 Tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria
1 Thes. 2- 6 Nec quærentes ab hominibus gloriam
-12 Qui vocavit vos in suum regnum et gloriam
-19 Quæ est enim nostra... corona gloriæ?
-20 Vos enim estis gloria nostra et gaudium
2 Thes. 1- 9 A facie Domini, et a gloria virtutis ejus
2-13 In acquisitionem gloriæ Domini nostri
1 Tim. 1-11 Secundum Evangelium gloriæ beati Dei
-17 Soli Deo, honor et gloria in sæcula sæculorum
3-16 Assumptum est in gloria
2 Tim. 2-10 Quæ est in Christo Jesu, cum gloria cœlesti
4-18 Cui gloria in sæcula sæculorum. Amen
Tit. 2-13 Expectantes..et adventum gloriæ magni Dei
Hebr. 1- 3 Qui cum sit splendor gloriæ

Hebr. 2- 7 Gloria et honore coronasti eum
- 9 Videmus Jesum... gloria et honore coronatum
-10 Qui multos filios in gloriam adduxerat
3- 3 Amplioris enim gloriæ iste præ Moyse dignus
- 6 Si fiduciam et gloriam spei usque ad finem firmam retineamus
9- 5 Superque eam erant Cherubim gloriæ
13-21 Cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen
Jacob. 2- 1 Habere fidem Domini nostri Jesu Christi gloriæ
1 Petr. 1- 7 Inveniatur in laudem, et gloriam, et honorem
-11 Prænuntians eas quæ in Christo sunt passiones, et posteriores glorias
-21 Et dedit ei gloriam, ut fides vestra, et spes esset in Deo
-24 Et omnis gloria ejus tanquam flos fœni
2-20 Quæ enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis?
4-11 Cui est gloria, et imperium in sæcula sæculorum
-13 Ut et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis
-14 Quod est honoris, gloriæ, et virtutis Dei
5- 1 Qui et ejus, quæ in futuro revelanda est, gloriæ communicator
- 4 Percipietis immarcessibilem gloriæ coronam
-10 Qui vocavit nos in æternam suam gloriam in Christo
-11 Ipsi gloria et imperium in sæcula sæculorum
2 Petr. 1- 3 Qui vocavit nos propria gloria et virtute
-17 Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam, voce delapsa ad eum hujuscemodi a magnifica gloria
3-18 Ipsi gloria, et nunc, et in diem æternitatis
Judæ. -24 Constituere ante conspectum gloriæ suæ
-25 Gloria et magnificentia, imperium et potestas
Apoc. 1- 6 Ipsi gloria et imperium in sæcula sæculorum
4- 9 Et cum darent illa animalia gloriam.
-11 Dignus es, Domine Deus noster, accipere gloriam et honorem
5-12 Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere.. honorem, et gloriam
-13 Sedenti in throno, et Agno, benedictio, et honor, et gloria
11-13 Et dederunt gloriam Deo cœli
16- 9 Neque egerunt pœnitentiam, ut darent illi gloriam
18- 1 Et terra illuminata est a gloria ejus
19- 1 Salus, et gloria, et virtus Deo nostro est
- 7 Gaudeamus, et exultemus, et demus gloriam ei
21-24 Reges terræ afferent gloriam suam
-26 Et afferent gloriam et honorem gentium in illam

GLORIATIO.

Eccli. 1-11 Timor Domini gloria, et gloriatio, et lætitia
9-22 Et in timore Dei sit tibi gloriatio
Rom. 3-27 Ubi est ergo gloriatio tua?
1 Cor. 5- 6 Non est bona gloriatio vestra
2 Cor. 7- 4 Multa mihi gloriatio pro vobis
-14 Ita et gloriatio nostra, quæ fuit ad Titum
11-10 Quoniam hæc gloriatio non infringetur in me

GLORIFICO.

Exod. 14- 4 Glorificabor in Pharaone, et in omni exercitu
-17 Glorificabor in Pharaone, et in omni exercitu
-18 Cum glorificatus fuero in Pharaone
15- 2 Iste Deus meus, et glorificabo eum
33-16 Ut glorificemur ab omnibus populis
Levit. 10- 3 In conspectu omnis populi glorificabor
1 Reg. 2-30 Sed quicumque glorificaverit me glorificabo eum
1 Par. 16- 4 Et glorificarent atque laudarent Dominum
17-18 Cum ita glorificaveris servum tuum
1 Esdr. 7-27 Ut glorificaret domum Domini, quæ est in Jerusalem
Tobiæ. 11-16 Et glorificabant Deum
Psal. 14- 4 Timentes autem Dominum glorificat
21-24 Universum semen Jacob, glorificate eum
85- 9 Et glorificabunt nomen tuum
-12 Et glorificabo nomen tuum in æternum
88- 8 Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum
90-15 Eripiam eum, et glorificabo eum
Prov. 4- 8 Glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus
13-18 Qui aut. acquiescit arguenti, glorificabitur
18-12 Antequam glorificetur, humiliatur
27-18 Qui custos est domini sui, glorificabitur
Sap. 8- 3 Generositatem illius glorificat

Eccli. 36- 7 Glorifica manum, et brachium dextrum
43-32 Glorificantes Dominum quantumcumque potueritis
45- 3 Glorificavit illum in conspectu regum
-19 Glorificare populum suum in nomine ejus
47- 7 Sic in decem millibus glorificavit eum
Isai. 24-14 Cum glorificatus fuerit Dominus, hinnient de mari
-15 Propter hoc in doctrinis glorificate Domin.
-23 Et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus
26-15 Numquid glorificatus es?
29-13 Et labiis suis glorificat me
43-20 Glorificabit me bestia agri, dracones
-23 Et victimis tuis non glorificasti me
49- 5 Et glorificatus sum in oculis Domini
55- 5 Sanctum Israël, quia glorificavit te
58-13 Et glorificaveris eum dum non facis vias t.
60- 7 Domum majestatis meæ glorificabo
- 9 Sancto Israël, quia glorificavit te
-13 Et locum pedum meorum glorificabo
-21 Opus manus meæ ad glorificandum
61- 3 Plantatio Domini ad glorificandum
66- 5 Glorificetur Dominus, et videbimus in lætitia
Jerem. 30-19 Glorificabo eos, et non attenuabuntur
Thren. 1- 8 Omnes qui glorificabant eam, spreverunt illam
Ezech. 27-25 Et glorificata nimis in corde maris
28-22 Ecce ego ad te, Sidon, et glorificabor in medio tui
39-13 Erit eis nominata dies, in qua glorificatus sum
Dan. 3-51 Glorificabant et benedic. Deum in fornace
4-31 Viventem in sempit. laudavi et glorificavi
-34 Laudo, et magnifico, et glorifico regem cœli
5-23 Porro Deum... non glorificasti
Aggæi. 1- 8 Et glorificabor, dicit Dominus
1 Mac. 3-14 Et glorificabor in regno, et debellabo Judam
10-88 Addidit adhuc glorificare Jonathan
11-51 Fecerunt pacem, et glorificati sunt Judæi
14-15 Sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum
-29 Gloria magna glorificaverunt gentem suam
-39 Et glorificavit eum gloria magna
15- 9 Glorificabimus te, et gentem tuam
Matth. 5-16 Et glorificent Patrem vestrum, qui est in cœlis
9- 8 Turbæ timuerunt, et glorificaverunt Deum
Luc. 2-20 Reversi sunt pastores glorificantes... Deum
13-13 Erecta est, et glorificabat Deum
23-47 Videns autem Centurio... glorificavit Deum
Joan. 7-39 Jesus nondum erat glorificatus
8-54 Si ego glorifico me ips., gloria mea nihil est
Est Pater meus, qui glorificat me
11- 4 Ut glorificetur Filius Dei per eam
12-16 Quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt
14-13 Hoc faciam: ut glorificetur Pater in Filio
Act. 3-13 Glorificavit Filium suum Jesum, quem vos quidem tradidistis
11-18 Et glorificaverunt Deum, dicentes
13-48 Gentes gavisæ sunt, et glorificabant verbum Domini
Rom. 1-21 Non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt
8-30 Quos autem justificavit, illos et glorificavit
1 Cor. 6-20 Glorificate et portate Deum in corpore
2 Cor. 3-10 Nam nec glorificatum est, quod claruit
9-13 Glorificantes Deum in obedientia confessionis vestræ
2 Thes. 1-10 Cum venerit glorificari in sanctis suis
1 Petr. 1- 8 Credentes autem exultabitis lætitia inenarrabili et glorificata
2-12 Glorificent Deum in die visitationis
4-16 Glorificet autem Deum in isto nomine
Apoc. 18- 7 Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit

GLORIOR.

Judic. 7- 2 Ne glorietur contra me Israël, et dicat
1 Reg. 2- 3 Nolite multipl. loqui sublimia, gloriantes
3 Reg. 20-11 Ne glorietur accinctus æque ut distinctus
Judith. 1- 4 Et gloriabatur quasi potens in potentia
6-15 Et de sua virtute gloriantes, humilias
8-17 Ita etiam de nostra humilitate gloriemur
9- 9 In sagittis suis, et in lanceis gloriantur
10- 8 Et glorietur super te, Jerusalem
Psal. 5-12 Gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum
31-11 Exultate, justi, et gloriamini, omnes recti corde
48- 7 In multitudine divitiarum suar. gloriantur
51- 3 Quid gloriaris in malitia, qui potens es
73- 4 Et gloriati sunt qui oderunt te
93- 3 Domine: usqueq. peccatores gloriabuntur
Psal. 96- 7 Et qui gloriantur in simulacris suis
105-47 Ut confiteamur... et gloriemur in laude tua
Prov. 20-14 Et cum recesserit, tunc gloriabitur
27- 1 Ne glorieris in crastinum, ignorans quid superventura pariat dies
Sap. 2-16 Et gloriatur patrem se habere Deum
Eccli. 3-12 Ne glorieris in contumelia patris tui
10-30 Quam qui gloriatur, et eget pane
-33 Pauper gloriatur per disciplinam
-34 Qui autem gloriatur in paupertate
Qui gloriatur in substantia, paupertatem vereatur
11- 4 In vestitu ne glorieris unquam
17- 8 Et gloriari in mirabilibus illius
-27 Et gloriaberis in miserationibus illius
24- 1 Et in medio populi sui gloriabitur
- 2 Et in conspectu virtutis illius gloriabitur
30- 2 In medio domesticorum in illo gloriabitur
- 3 In medio amicorum gloriabitur in illo
38-26 Qui tenet aratrum, et qui gloriatur in jaculo
39-11 In lege testamenti Domini gloriabitur
43-30 Gloriantes ad quid valebimus?
48- 4 Et quis potest similiter sic gloriari tibi?
50-22 Et in nomine ipsius gloriari
Isai. 10-15 Numquid gloriabitur securis contra eum
23- 7 Quæ gloriabatur a diebus pristinis
-12 Non adjicies ultra ut glorieris
43-14 Chaldæos in navibus suis gloriantes
44-23 Redemit Dom. Jacob, et Israël gloriabitur
49- 3 Servus meus es tu, Israël, quia in te gloriabor
Jerem. 9-23 Non glorietur sapiens in sapientia sua, et non glorietur fortis in fortitudine sua, et non glorietur dives in divitiis suis
-24 Sed in hoc glorietur, qui gloriatur
11-15 Numquid carnes sanctæ auferent a te malitias tuas, in quibus gloriata es?
15-17 Et gloriatus sum a facie manus tuæ
48-42 Quoniam contra Dominum gloriatus est
49- 4 Quid gloriaris in vallibus?
50-38 Terra sculptilium est, et in portentis gloriantur
Baruc. 6-58 Aut vas in domo utile, in quo gloriabitur qui possidet illud
Zach. 12- 7 Ut non magnifice glorietur domus David
2 Mac. 15-32 Contra domum sanctam... magnifice gloriatus est
Rom. 2-17 Requiescis in lege, et gloriaris in Deo
-23 Qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis
5- 2 Et gloriamur in spe gloriæ filiorum Dei
- 3 Sed et gloriamur in tribulationibus
-11 Sed et gloriamur in Deo per Dominum
11-18 Noli gloriari adversus ramos. Quod si gloriaris: non tu radicem portas, sed radix te
1 Cor. 1-29 Ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus
-31 Qui gloriatur, in Domino glorietur
3-21 Nemo itaque glorietur in hominibus
4- 7 Quid gloriaris quasi non acceperis?
12-26 Sive gloriatur unum membrum
2 Cor. 5-12 Occasionem damus vobis gloriandi pro nobis
Ut habeatis ad eos, qui in facie gloriantur
7-14 Et si quid apud illum de vobis gloriatus sum
9- 2 Pro quo de vobis glorior apud Macedones
- 3 Ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte
10- 8 Si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate
-13 Nos autem non in immensum gloriabimur
-15 Non in immensum gloriantes in alienis laboribus
-16 In iis quæ præparata sunt gloriari
-17 Qui autem gloriatur, in Domino glorietur
11-12 Ut in quo gloriantur, inveniantur
-16 Ut et ego modicum quid glorier
-18 Quoniam multi gloriantur secundum carnem: et ego gloriabor
-30 Si gloriari oportet: quæ infirmitatis meæ sunt, gloriabor
12- 1 Si gloriari oportet (non expedit quidem)
- 5 Pro hujusmodi gloriabor: pro me autem nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis
- 6 Nam, et si voluero gloriari, non ero insipiens
- 9 Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus
Galat. 6-13 Ut in carne vestra glorientur
-14 Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Do.
Ephes. 2- 9 Non ex operibus, ut ne quis glorietur
Philip. 3- 3 Et gloriamur in Christo Jesu
2 Thes. 1- 4 Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur
Jacob. 1- 9 Glorietur a. frater humilis in exaltatione sua
3-14 Nolite gloriari, et mendaces esse adversus veritatem

GLORIOSE.

Exod. 15- 1 Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est
-21 Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est
Eccli. 43- 9 In firmamento cœli resplendens gloriose
1 Mac. 14-23 Placuit populo excipere viros gloriose
-40 Quia susceperunt legatos Simonis gloriose
Luc. 13-17 Gaudebat in universis, quæ gloriose fiebant ab eo

GLORIOSUS.

Deut. 28-58 Timueris nomen ejus gloriosum et terribile
1 Reg. 22-14 Et gloriosus in domo tua
2 Reg. 6-20 Quam gloriosus fuit hodie rex Israël
-22 Cum ancillis, de quibus locuta es, gloriosior apparebo
1 Esdr. 4-10 Transtulit Asenaphar magnus et gloriosus
Esth. 12- 6 Aman vero filius Amadathi Bugæus, erat gloriosissimus coram rege
Job. 40- 5 In sublime erigere, et esto gloriosus
Psal. 86- 3 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei
Prov. 12- 9 Quam gloriosus et indigens pane
25- 6 Ne gloriosus appareas coram rege
-14 Vir gloriosus, et promissa non complens
Sap. 3-15 Bonorum enim laborum gloriosus est fructus
Eccli. 11- 4 Quoniam mirabilia opera Altissimi et gloriosa, et absconsa
- 6 Et gloriosi traditi sunt in manus alterorum
25- 7 Gloriosus intellectus, et consilium
40- 3 A residente super sedem gloriosam
44- 1 Laudemus viros gloriosos et parentes nostr.
48- 6 Confregisti facile... gloriosos de lecto suo
Isai. 5-14 Et sublimes gloriosique ejus ad eum
11-10 Erit sepulcrum ejus gloriosum
13-19 Et erit Babylon illa gloriosa in regnis
43- 4 Honorabilis factus es in oculis meis et gloriosus
45- 2 Et gloriosos terræ humiliabo
58-13 Vocaveris... sanctum Domini gloriosum
Jerem. 48-17 Quomodo confracta est virga fortis, baculus gloriosus?
Dan. 3-26 Laudabile et gloriosum nomen tuum in sæc.
-45 Et sciant quia tu es...gloriosus super orbem
-52 Laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus
-56 Laudabilis et gloriosus in sæcula
11-41 Introibit in terram gloriosam, et multæ corruent
Soph. 2-15 Hæc est civitas gloriosa habitans in confidentia
1 Mac. 2-64 Quia in ipsa gloriosi eritis
2 Mac. 6-19 At ille gloriosissimam mortem magis quam odibilem vitam complectens
Ephes. 5-27 Ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam

GLUTINUM.

Isai. 41- 7 Dicens: Glutino bonum est

GLUTIO.

Job. 7-19 Nec dimittis me ut glutiam salivam meam?
Eccli. 23-22 Non extinguetur donec aliquid glutiat
Matth. 23-24 Excolantes culicem, camelum a. glutientes

GNARUS.

Gen. 25-27 Factus est Esaü vir gnarus venandi
Deut. 1-13 Date ex vobis viros sapientes et gnaros
3 Reg. 9-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos viros nauticos, et gnaros maris
2 Par. 8-18 Misit a. ei Hiram... et nautas gnaros maris

GNIDUS *vel* GNYDUS.

Est urbs Doridis in Asia minori, cum promontorio, quod Cretam et Sporades insulas aspicit. In 1 lib. Mac. recensentur novemdecim partim urbes, inter quas nominatur Gnidus; partim insulæ, ad quas Romani litteras dederunt pro Judæis, ne illis aut in itineribus, aut alia ratione molestiam exhiberent.

1 Mac. 15-23 Et in Gortinam, et Gnidum, et Cyprum, et Cyrenen
Act. 27- 7 Et vix devenissemus contra Gnidum

GOATHA.

Mons, seu collis, quem Adrichomius et Villalpondus eumdem esse dicunt cum Golgotha civitati Jerusalem proximo, ad Occidentem, et morte Salvatoris Domini nostri Jesu Christi celeberrimo.

Jerem. 31-39 Super collem Gareb: et circuibit Goatha

GOB.

Planities immensa, in qua bis initum est prælium inter Philisthæos et Israelitas. Adrichomius censet Gob esse urbem Nob seu Nobe; Sanson autem Nobe eamdem esse ac Anathoth.

In Gob, Sobochaï qui numeratur inter fortes David, percussit gigantem nomine Saph de stirpe Arapha, et Adeodatus inter fortissimos David percussit Goliath fratrem ejus qui a Davide occisus est.

2 *Reg.* 21-18 Secundum quoque bellum fuit in Gob contra Philisthæos
-19 Tertium quoque fuit bellum in Gob contra Philisthæos

GODOLIAS I.

Filius secundus Idithun qui in cythara prophetabat super confitentes et laudantes Dominum.

1 *Par.* 25- 3 Porro Idithun : filii Idithun, Godolias, Sori
- 9 Egressaq. est sors... secunda Godoliæ

GODOLIAS II.

Anno mundi 3594. Inventus est iste Godolias de filiis sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas, et consenserunt, et promiserunt se illas ejecturos.

1 *Esdr.* 10-18 Et Eliezer, et Jarib, et Godolia

GODOLIAS III.

Filius Amariæ avusque prophetæ Sophoniæ in diebus Josiæ regis Juda.

Soph. 1- 1 Ad Sophoniam filium Chusi, filii Godoliæ

GODOLIAS IV.

Anno mundi 3447, *ante J. Ch.* 607. *Filius Ahicam. Erat hic vir primarius Judæus, qui ad Chaldæos, ante captam urbem, juxta monita Jeremiæ, transfugerat. Josephus ipse ait hominis nobilis filium fuisse Godoliam, virum æquum et bonum, cui rex multum fidebat. Ideo cum Nabuchodonosor rex Babylonis transtulisset de Judæa in Babyloniam maximam partem Judæorum, populo relicto in terra Juda præfecit Godoliam, qui promisit huic populo securitatem et pacem, modo nollent timere servire Chaldæis, sed contra manerent in terra tranquilli et servirent regi Babylonis. Factum est autem in mense septimo Ismahel filius Nathaniæ, de semine regio, eam dignitatem, in qua constitutus erat a Chaldæorum rege Godolias, invidens, conjuravit cum Baalis rege Ammonitarum contra Godoliam: venit ergo cum decem viris sicariis quos excepit convivio Godolias, et percusserunt illum et Judæos et Chaldæos qui erant cum eo in Maspha. Omnis autem populus, viri fortes ad prælium, mulieres, pueri, eunuchi, Jeremias ipse, abierunt in Ægyptum, fugientes a facie Chaldæorum, rati regem Chaldæum nullo discrimine in Judæos omnes, quasi Godoliæ et Chaldæorum necis auctores, exercitum missurum ultorem.*

4 *Reg.* 25-22 Præfecit Godoliam filium Ahicam filii Saphan
-23 Quod constituisset rex Babylonis Godoliam
Venerunt ad Godoliam in Maspha
-24 Juravitque Godolias ipsis et sociis eorum
-25 Percusseruntq. Godoliam : qui et mortuus
Jerem. 39-14 Tradiderunt eum Godoliæ filio Ahicam
40- 5 Sed habita apud Godoliam filium Ahicam
- 6 Venit autem Jeremias ad Godoliam filium Ahicam
- 7 Quod præfecisset rex Babylonis Godoliam
- 8 Venerunt ad Godoliam in Masphath
- 9 Et juravit eis Godolias filius Ahicam
-11 Et quod præposuisset super eos Godoliam
-12 Venerunt in terram Juda ad Godoliam in Masphath
-13 Venerunt ad Godoliam in Masphath
-14 Et non credidit eis Godolias filius Ahicam
-15 Johanan autem filius Caree dixit ad Godoliam seorsum
-16 Et ait Godolias filius Ahicam ad Johanan
41- 1 Venit Ismahel.. ad Godoliam filium Ahicam
- 2 Et percusserunt Godoliam filium Ahicam
- 3 Omnes q. Judæos qui erant cum Godolia
- 4 Secundo a. die postq. occiderat Godoliam
- 6 Venite ad Godoliam filium Ahicam
- 9 Quos percussit propter Godoliam.
-10 Quos commendaverat Nabuzardan... Godoliæ
-16 Postquam percussit Godoliam filium Ahicam
-18 Quia percusserat Ismahel... Godoliam
43- 6 Cum Godolia filio Ahicam filii Saphan

GOG.

Filius Samaïa, e tribu Ruben, paterque Semei.

1 *Par.* 5- 4 Gog filius ejus, Semei filius ejus

GOG.

Prælium cujus mentio fit in capite 38 Ezechielis, est prælium Antichristi contra Ecclesiam. Gog vero, vel est ipse Antichristus, vel primarius ejus rex et dux belli. Magog est exercitus Antichristi, qui componetur a Scythis, Turcis, Tartaris, vel nationibus barbaris et crudelibus instar Scytharum. Nam Magog esse Scythas colligitur ex Genes. cap. 10, ubi filius Japhet vocatur Magog, a quo inhabitata et nominata est Scythia, ut docet Josephus, lib. I. Antiq. cap. II. In sensu eodem allegorico sumitur Gog in Apocalypsi.

Ezech. 38- 2 Pone faciem tuam contra Gog
- 3 Ecce ego ad te, Gog, principem capitis Mosoch et Thubal
-14 Vaticinare, fili hominis, et dices ad Gog
-16 Cum sanctificatus fuero in te... o Gog
-18 In die adventus Gog super terram Israël
39- 1 Fili hominis, vaticinare adversum Gog
Ecce ego super te, Gog, principem capitis Mosoch et Thubal
-11 Dabo Gog locum nominatum sepulcrum in Israël
Et sepelient ibi Gog et omnem multitudinem ejus, et vocabitur vallis Multitudinis Gog
-15 Donec sepeliant illud pollinctores in valle Multitudinis Gog
Apoc. 20- 7 Seducet gentes... Gog et Magog

GOLAN.

Urbs in tribu Manasse, eadem ac Gaulon, civitas in Basanitide regione trans Jordanem, et facta est Levitica et confugii.

Deut. 4-43 Et Golan in Basan, quæ est in tribu Manasse

GOLGOTHA.

Id est, Calvaria, Syrum, seu Chaldaïcum corruptum vocabulum. Dictus est Calvariæ locus, quod ibi facinorosi homines extremo supplicio afficerentur, ac propterea humanis capitibus plenus esset. Alii ita dictum volunt quod ibi fuerit Adami Calvaria et corpus sepultum. Golgotha locus est Calvariæ, in quo Salvator noster pro salute omnium crucifixus est, ad Septentrionalem plagam montis Sion.

Matth. 27-33 Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est Calvariæ locus
Marc. 15-22 Et perducunt illum in Golgotha locum
Joan. 19-17 Exivit in eum, qui dicitur Calvariæ locum, Hebraïce autem Golgotha

GOLIATH I ET GOLIAS.

Anno mundi 2971, *ante J. Ch.* 1083. *Vir spurius. Sanctus Hieronymus in Traditionibus Hebraicis, in cap. 17 lib. 1 Reg., docet Goliam spurium appellatum, quia ex patre gigante, matre vero Gethæa, aliena scilicet muliere, natus esset. Comestor autem ait, quod ex patre gentili, matre Judæa. Probabile admodum est ex incerto patre eoque gigante satum de stirpe Enacim, et matre Gethæa. Nam reliquias Enacim, seu gigantum, permansisse in Geth constat ex cap. 11 Josue; et incertum fuisse Goliathi patrem inde colligitur, quod cum generis illius et parentum fit mentio in Scriptura 2 Reg. 11-19 et 1 Paral. 20-6, nunquam patris nomen exprimitur, sed nomen unius ex ejus majoribus, nempe Arapha. Famosus iste gigas, communi nostri ævi hominum fere duplo major, jactabundus, et Hebræis timorem et ignaviam exprobrans, ad singulare certamen vocabat Israelitas; quod non ferens David, ait:* Vadam et auferam opprobrium populi, *et saxo fundæ dejecit Goliam hunc exultantem et superbientem. Ille erat grandis statura corporis; iste autem statura parvus, fide magnus. Accepit arma bellica sanctus David, ut adversus Goliam procederet. Hæc arma ætatis causa et parvæ staturæ corporis, portare non valuit. Abjecit onerantia, non adjuvantia. Accepit quinque lapides de flumine et posuit in vase pastorali. His armatus corporaliter, nomine autem Dei spiritualiter, processit et vicit Goliam superbum, se jactantem, de se præsumentem; quo percusso atque dejecto, gladium ejus abstulit David, et inde caput illi abscidit. S. Aug. Enarr. in Psal.* 143.

1 *Reg.* 17- 4 Egressus est vir spurius de castris Philisthinorum, nomine Goliath
-23 Apparuit vir ille spurius ascendens, Goliath nomine
21- 9 Ecce hic gladius Goliath Philisthæi
22-10 Sed et gladium Goliath Philisthæi dedit illi
Psal. 143- 1 Psalmus David adversus Goliath
Eccli. 47- 5 Saxo fundæ dejecit exultationem Goliæ

GOLIATH II.

Anno mundi 3012, *ante J. Ch.* 1042. *Frater ejus qui a Davide occisus est, et cujus erat æqualis proceritas, æqualis et superbia. Interfectus est ab Adeodato, qui Hebraïce* Elcana *vocatur et inter fortissimos David numeratur. Hæc porro legitur enarratio apud sanctum Hieronymum, Quæst. Hebr. in libros Regum. « Adeodatus ipse est David. Idcirco dicitur Adeodatus, quia a Deo electus est in regnum. Filius saltus; quia de saltu ubi oves pascebat, est eductus. Polymitarius; quia de genere Beseleel mater ejus fuit. Bethlehemites; quia Noëmi et Ruth tempore ubertatis reversæ sunt in Bethlehem. Et quia panis causa Ruth a Booz nacta est, propterea idem locus, Domus panis vocatus est. Quod vero Adeodatus ipse sit David, sequentia declarant, ubi ait: Hi quatuor nati sunt de Arespha in Geth, et ceciderunt in manus David et servorum ejus. » Attamen admitti solet et revera admittendus est vir a Davide differens, et hoc etiam probari potest ex eodem textu, in quo reperitur* et servorum ejus, *sic etiam habet versiculus 19, cap.* 21, 2 *Reg. apud Vatablum : « Et fuit adhuc bellum in Ghob cum Pelisthim, et percussit Elehanan filius Jahare, Oregim Bethhalachmites Gholiath Ghitthæum, etc. »*

2 *Reg.* 21-19 In quo percussit Adeodatus... Goliath Gethæum
1 *Par.* 20- 5 Percussit Adeodatus... fratrem Goliath Gethæi

GOMER. *Nomen viri.*

Primogenitus filiorum Japheth. Gomeri posteros Germaniam et Galliam, et e Gallia Britannicas insulas obtinuisse credit Cambden.

Gen. 10- 2 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
- 3 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath
1 *Par.* 1- 5 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
- 6 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath
Ezech. 38- 6 Gomer et universa agmina ejus

GOMER. *Nomen mulieris.*

Filia Debelaïm, mulier meretrix quam jussu Domini sumpsit uxorem Osee propheta. Quæ peperit ei tres liberos.

Osee. 1- 3 Abiit, et accepit Gomer filiam Debelaïm

GOMOR.

Gomor erat decima pars ephi, mensura quæ ad hominis victum per unum diem satis est : respondet chœnici Græcorum.

Exod. 16-16 Gomor per singula capita
-18 Et mensi sunt ad mensuram gomor
-22 Collegerunt... duo gomor per singulos homines
-32 Imple gomor ex eo, et custodiatur
-33 Mitte ibi man, quantum potest capere gomor
-36 Gomor autem decima pars est ephi

GOMORRHA.

Una ex quinque civitatibus Pentapoleos, in terra Chanaan, igne de cœlo descendente consumpta, ubi nunc Asphaltites lacus sive mare Mortuum, ad Occasum, urbi Seboim propinquior. Tota Pentapolis ante subversionem, maxime a loco, in quo erat tunc Abraham, eundo versus Segor, irrigua erat et fertilissima, sicut hortus Domini, quem Deus Adamo instruxerat et adornaverat, et sicut Ægyptus, quam Nilus fœcundat.

Gen. 10-19 Donec ingrediaris Sodomam et Gomorrham
13-10 Antequam subverteret Dominus Sodomam et Gomorrham
14- 2 Et contra Bersa regem Gomorrhæ
- 8 Egressi sunt rex Sodomorum et rex Gomorrhæ
-10 Rex Sodomorum, et Gomorrhæ, terga verterunt
-11 Tulerunt autem omnem substantiam... Gomorrhæ

Gen. 18-20 Clamor... Gomorrhæ multiplicatus est
19-24 Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem
-28 Intuitus est Sodomam et Gomorham
Deut. 29-23 In exemplum subversionis Sodomæ et Gomorrhæ
32-32 De vinea Sodom.. de suburbanis Gomorrhæ
Isai. 1- 9 Et quasi Gomorrha similes essemus
-10 Percipite auribus legem Dei nostri, populus Gomorrhæ
13-19 Sicut subvertit Dominus Sodomam et Gomorrham
Jerem. 23-14 Et habitatores ejus quasi Gomorrha
49-18 Sicut subversa est Sodoma et Gomorrha
50-40 Sicut subvertit Dominus Sodomam et Gomorrham
Amos. 4-11 Sicut subvertit Deus Sodom. et Gomorrham
Soph. 2- 9 Et filii Ammon quasi Gomorrha
Rom. 9-29 Sicut Gomorrha similes fuissemus
Judæ. - 7 Sicut Sodoma et Gomorrha

GOMORRHÆI.

Matth. 10-15 Tolerabilius erit terræ... Gomorrhæorum
2 Petr. 2- 6 Civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem redigens

GORGIAS.

Anno mundi 3889. *Romæ* 589, *ante J. Ch.* 165. *Præpositus Idumææ, vir militaris et in bellicis rebus experientissimus, et potens inter amicos regis Antiochi, per totam vitam infensissimus Judæis, quem tamen Judas Machabæus Dei auxilio adjutus debellavit in omni prælio vel repulit.*

1 Mac. 3-38 Elegit Lysias... Nicanorem et Gorgiam
4- 1 Assumpsit Gorgias quinque millia virorum
- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu
-18 Et Gorgias et exercitus ejus prope nos
-20 Vidit Gorgias quod in fugam conversi sunt sui
5-59 Et exivit Gorgias de civitate, et viri ejus
2 Mac. 8- 9 Adjuncto ei et Gorgia viro militari
10-14 Gorgias autem, cum esset dux locorum
12-32 Post Pentecosten abierunt contra Gorgiam præpositum Idumææ
-35 Dositheus vero quidam... Gorgiam tenebat Atque ita Gorgias effugit in Maresa
-37 Fugam Gorgiæ militibus incussit

GORTYNA.

Una e novemdecim urbibus et insulis ad quas Romani litteras dederunt pro Judæis, ne illis aut in itineribus, aut alia ratione molestiam exhiberent.

1 Mac. 15-23 Et in Gortynam, et Gnidum, et Cyprum

GOSEN.

Vel urbs fuit in montosis Judææ locis, vel pinguis quispiam herbidus et compascuus locus, illius instar quem suis in Ægypto fratribus tradidit Joseph.

Josue. 10 41 Omnem terram Gosen usque Gabaon
11-16 Cepit itaque Josuë... terramque Gosen
15-51 Gosen, et Olon, et Gilo

GOSSEM.

Anno mundi 3600, *ante J. Ch.* 454. *Arabs qui postquam, permittente rege Artaxerxe, Judæi cœpissent admovere manus ad muros Jerusalem et templi reædificandos, subsannavit eos, et persuadere tentabat Nehemiam velle se regem levare super eos et rebellare contra Artaxerxem.*

2 Esdr. 2-19 Tobias servus Ammanites et Gossem Arabs
6- 1 Et Tobias, et Gossem Arabs
- 2 Miserunt Snaballat et Gossem ad me
- 6 Gossem dixit, quod tu et Judæi cogitetis rebellare

GOTHONIEL I.

Frater Caleb in tribu Juda. De stirpe Gothoniel erat Holdai Netophathites, qui duodecimo anni mense ministrabat regi David, et præerat turmæ viginti quatuor millium virorum.

1 Par. 27-15 Holdaï Netophathites, de stirpe Gothoniel

GOTHONIEL II. *Princeps Bethuliæ.*

Judith. 6-11 Et Charmi, qui et Gothoniel

GOZAN.

Fluvius in Asia, et in Armeniæ et Mediæ confiniis, juxta quem Israelitæ a Salmanasar Assyriorum rege deportati sunt. Videtur etiam sumi aut pro civitate, aut pro regione, forte huic fluvio vicina. Fluvius Gozan ab Occasu in Orientem æstivum decurrens mare Caspium ingreditur.

4 Reg. 17- 6 Posuitque eos... juxta fluvium Gozan
18-11 Collocavitque eos in Hala et in Habor fluviis Gozan
19-12 Vastaverunt patres mei, Gozan videlicet
1 Par. 5-26 Adduxit eos in Lahela... et fluvium Gozan
Isai. 37-12 Gozam, et Haram, et Reseph et filios Eden

GRABATUM.

Amos. 3-12 Et in Damasci grabato
Marc. 2- 4 Submiserunt grabatum, in quo paralyticus jacebat
- 9 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
-11 Surge, tolle grabatum tuum, et vade in domum
-12 Et, sublato grabato, abiit coram omnibus
6-55 Cœperunt in grabatis eos, qui se male habebant, circumferre
Joan. 5- 8 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
- 9 Et sustulit grabatum suum, et ambulabat
-10 Non licet tibi tollere grabatum tuum
-11 Mihi dixit : Tolle grabatum tuum, et ambula
-12 Quis... dixit tibi : Tolle grabatum tuum, et ambula?
Act. 5-15 Et ponerent in lectulis ac grabatis
9-33 Æneam, ab annis octo jacentem in grabato

GRACILIS.

Sap. 5-15 Tanquam spuma gracilis, quæ a procella dispergitur

GRADIOR.

Gen. 3-14 Super pectus tuum gradieris, et terram comedes
18-16 Abraham simul gradiebatur, deducens eos
33-12 Ait : Gradiamur simul, eroque socius itineris tui
Exod. 2- 5 Puellæ ejus gradiebantur per crepidinem
14-16 Ut gradiantur filii Israel in medio mari
34- 9 Obsecro ut gradiaris nobiscum
Levit. 11-20 Omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes
-42 Quidquid super pectus quadrupes graditur
Num. 20-17 Sed gradiemur via publica
-19 Per tritam gradiemur viam
21-22 Via regia gradiemur, donec transeamus
Deut. 2-27 Publica gradiemur via : non declinabimus
12- 1 Cunctis diebus quibus super humum gradieris
Josue. 14-11 Tam ad bellandum quam ad gradiendum
Judic. 3-27 Ipso in fronte gradiente
1 Reg. 6-12 Et itinere uno gradiebantur
12- 2 Et nunc rex graditur ante vos
2 Reg. 5-24 Et cum audieris sonitum gradientis
16-13 Contra illum gradiebatur, maledicens
3 Reg. 6-12 Custodieris omnia mandata mea, gradiens per ea
8- 5 Gradiebatur cum illo ante arcam
4 Reg. 9-20 Præceps enim graditur
1 Par. 14-15 Cumque audieris sonitum gradientis in cacumine
Esth. 4- 2 Hoc ejulatu usque ad fores palatii gradiens
Job. 9- 8 Et graditur super fluctus maris
34- 8 Qui graditur cum operantibus iniquitatem
Psal. 31- 8 Instruam te in via hac, qua gradieris
Prov. 2- 7 Proteget gradientes simpliciter
6-12 Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso
-22 Cum ambulaveris, gradiantur tecum
7- 8 Graditur (-9) in obscuro, advesperascente die
13-20 Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit
14- 2 Despicitur ab eo, qui infami graditur via
15-12 Nec ad sapientes graditur
28-18 Qui perversis graditur viis, concidet semel
-26 Qui autem graditur sapienter, ipse salvabitur
30-29 Tria sunt, quæ bene gradiuntur
Eccli. 1-16 Cum electis fœminis graditur
Isai. 27- 4 Gradiar super eam, succendam eam pariter
51-14 Cito veniet gradiens ad aperiendum
63- 1 Gradiens in multitudine fortitudinis suæ
65- 2 Qui graditur in via non bona post cogitationes suas
Ezech. 1- 9 Unumquodque ante faciem suam gradiebatur
-12 Illuc gradiebantur, nec revertebantur
10-11 In quatuor partes gradiebantur
20-16 Post idola enim cor eorum gradiebatur
29-11 Neque pes jumenti gradietur in ea
Dan. 4-34 Gradientes in superbia potest humiliare
Joel. 2- 7 Viri in viis suis gradientur
Amos. 4-13 Et gradiens super excelsa terræ
7-12 Qui vides, gradere, fuge in terram Juda
Mich. 2- 7 Nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur?

GRADUS.

Psalmi quindecim qui inscribuntur Canticum graduum, *ita appellantur quod a Levitis canerentur, ab atrio mulierum ad atrium virorum ascendentibus, quæ atria cum essent in monte, fiebat ut illarum atrium quindecim gradibus esset humilius. Alii putant canticum graduum, quasi ascensionum, quod elata voce dicerentur, et per singulos, quasi gradus, una vox attolleretur juxta præscriptum musicæ disciplinæ, et canere solerent cantores vocem partim elevando, partim deprimendo. Alii putant* ἀνάβασιν, ascensionem, *de reditu ex captivitate intelligendam, hosque Psalmos compositos esse ut eo tempore canerentur. Alii ita inscriptos putant, quod hi potissimum canerentur ab iis qui ter in anno ex omnibus Judææ partibus ascendebant ad templum; et Psalmus* 118 *omnium longissimus videtur compositus ut pie et cum fructu occuparetur populus et illum caneret in itinere. Quo Psalmo finito, ait Bellarminus, sequuntur Psalmi graduales, qui inter ascendendum gradus tabernaculi canebantur. Alii etiam credunt ita dictos, quod de edito aliquo loco canerentur in templo, tanquam in ambone et ascensu suggesti, de quo dicitur* 2 *Esdr.* 9-4 : Surrexerunt autem super gradum Levitarum Josuë, etc.; *alii tandem quod canerentur in ascensione quindecim templi graduum. Fuisse autem quindecim gradus templi discimus ex capite* 40 *Ezechielis, ubi prius septem gradus in portis singulis numerantur, tum octo, qui simul juncti quindecim efficiunt. Psalmus* 126 *inscriptus* Canticum graduum Salomonis, *Psalmus est David, sed scribitur in persona Salomonis, qui prior ædificavit templum Domini; et convenienter, nam continet Psalmus hic adhortationem, sive documenta quibus instruantur ii qui a reditu captivitatis templum et civitatem reædificare instituerunt.*

Gen. 40-13 Et restituet te in gradum pristinum
Exod. 20-26 Non ascendes per gradus ad altare meum
Josue. 21-26 Datæ sunt filiis Caath inferioris gradus
-34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus
1 Reg. 20- 3 Quia uno tantum (ut ita dicam) gradu, ego et mors dividimur
2 Reg. 17-18 Illi vero concito gradu ingressi sunt domum
3 Reg. 10-19 Qui habebat sex gradus
-20 Stantes super sex gradus hinc atque inde
4 Reg. 20- 9 An ut revertatur totidem gradibus?
-10 Sed ut revertatur retrorsum decem gradibus
-11 Reduxit umbram... retrorsum decem gradibus
23- 3 Stetitque rex super gradum
2 Par. 9-11 Fecit rex, de lignis.. gradus in domo Domini
-18 Sex quoque gradus, quibus ascendebatur
-19 Stantes super sex gradus ex utraque parte
23-13 Cumq. vidisset regem stantem super gradum
2 Esdr. 3-15 Et usque ad gradus, qui descendunt de Civitate David
8- 4 Stetit a. Esdras scriba super gradum ligneum
- 7 Populus autem stabat in gradu suo
9- 4 Surrexerunt a. super gradum Levitarum
12-36 Ascenderunt in gradibus Civitatis David
Tobiæ. 11- 3 Lento gradu sequantur iter nostrum familiæ
Job. 31-37 Per singulos gradus meos pronuntiabo illum
119- 1 Canticum graduum. Ad Dominum
120- 1 Canticum graduum. Levavi oculos meos
121- 1 Canticum graduum. Lætatus sum in his
122- 1 Canticum graduum. Ad te levavi oculos
123- 1 Canticum graduum. Nisi quia Dominus
124- 1 Canticum graduum. Qui confidunt in Dom.
125- 1 Canticum graduum. In convertendo
126- 1 Canticum graduum Salomonis. Nisi Dominus
127- 1 Canticum graduum. Beati omnes
128- 1 Canticum graduum. Sæpe expugnaverunt
129- 1 Canticum graduum. De profundis clamavi
130- 1 Canticum graduum David. Domine, non est
131- 1 Canticum graduum. Memento, Dom., David
132- 1 Canticum graduum David. Ecce quam bon.
133- 1 Canticum graduum. Ecce nunc benedicite
Eccli. 6-36 Et gradus ostiorum illius exterat pes tuus
Isai. 3-16 Et composito gradu incedebant
38- 8 Reversus est sol decem lineis per gradus, quos descenderat
Ezech. 40- 6 Et ascendit per gradus ejus
-22 Et septem graduum erat ascensus ejus
-26 Et in gradibus septem ascendebatur ad eam
-31 Et octo gradus erant, quibus ascendebatur

Ezech. 40-34 Et in octo gradibus ascensus ejus
-37 Et in octo gradibus ascensus ejus
-49 Et octo gradibus ascendebatur ad eam
43-17 Gradus autem ejus versi ad Orientem
Dan. 8-18 Tetigit me, et statuit me in gradu meo
10-11 Intellige verba... et sta in gradu tuo
Habac. 2- 1 Stabo, et figam gradum super munitionem
Act. 21-35 Et cum venisset ad gradus, contigit
-40 Paulus stans in gradibus, annuit manu
1 *Tim.* 3-13 Gradum bonum sibi acquirent

GRÆCÆ. *Adj.*

2 *Mac.* 4-15 Græcas glorias optimas arbitrabantur
Luc. 23-38 Scripta super eum litteris Græcis et Latinis

GRÆCE.

Joan. 19-20 Erat scriptum Hebraïce, Græce, et Latine
Act. 21-37 Qui dixit: Græce nosti?
Apoc. 9-11 Græce autem Apollyon

GRÆCIA.

Regio Europæ celeberrima, quæ olim ab incolis, vernaculo nomine Hellas, appellata est, Macedoniam, Epirum, Thessaliam, Achaiam (quæ Græcia proprie dicta) et Peloponnesum et vicinas circum insulas continens. Terminis includitur ab Ortu, Ægæo mari; a Meridie, Cretico; ab Occasu, Ionio; a Septentrione, Scordicis jugis, ab Illyriis ac Moësis separatur, Strimoneque amne a Thracibus. Nunc pars Græciæ Turcorum ditioni subest, altera pars a paucis annis regem habet.

Isai. 66-19 In Italiam et Græciam, ad insulas longe
Ezech. 27-13 Græcia, Thubal et Mosoch, ipsi institores tui
-19 Dan, et Græcia, et Mosel, in nundinis
Dan. 11- 2 Concitabit omnes adversum regnum Græciæ
Zach. 9-13 Suscitabo filios tuos, Sion, super filios tuos, Græcia
1 *Mac.* 1- 1 Alexander... qui primus regnavit in Græcia
6- 2 Alexander... qui regnavit primus in Græcia
Act. 20- 2 Cum... exhortatus eos fuisset... venit ad Græciam

GRÆCUS.

Non tantum populi Græciæ intelliguntur, sed qui, cum sub Alexandro Magno, qui primus totius Græciæ regnum adeptus est, et monarchiam apud Græcos instituit, Persarum imperium evertissent, longe lateque per totum Orientem dispersi, hic illic sedes habuere. Sed et in Novo Testamento ex iis alii Hellenes, alii Hellenistæ appellantur: Hellenes qui antiquam Græcorum superstitionem retinuerint; Hellenistæ, qui Hebraicam institutionem sequebantur. Erant ergo Judæi Græci, qui extra Judæam in Græcia nati, aut in ea diu versati, Græca utebantur lingua et Græcis moribus; et Judæi Hebræi, qui in Judæa nati erant et ibidem educati.

Dan. 8-21 Porro hircus caprarum, rex Græcorum est
10-20 Apparuit princeps Græcorum veniens
Joel. 3- 6 Filios Jerusalem vendidistis filiis Græcorum
1 *Mac.* 1-11 Regnavit in anno centesimo trigesimo septimo regni Græcorum
8-18 Ut auferrent ab eis jugum Græcorum
2 *Mac.* 4-36 Simul et Græci, conquerentes de iniqua nece Oniæ
11-24 Ut transferrentur ad ritum Græcorum
Act. 6- 1 Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos
9-29 Et disputabat cum Græcis
11-20 Loquebantur et ad Græcos
14- 1 Ita ut crederet... Græcorum copiosa multitudo
18- 4 Suadebatque Judæis et Græcis
Rom. 1-14 Græcis ac Barbaris... debitor sum
-16 Virtus e. Dei est... Judæo primum, et Græco
2- 9 Judæi primum, et Græci
-10 Pax omni... Judæo primum, et Græco
3- 9 Causati e. sumus Judæos et Græcos omnes sub peccato esse
10-12 Non enim est distinctio Judæi et Græci
1 *Cor.* 1-22 Et Græci sapientiam quærunt
-24 Ipsis autem vocatis Judæis, atque Græcis
Galat. 3-28 Non est Judæus, neque Græcus

GRAMEN.

Deut. 32- 2 Et quasi stillæ super gramina
Isai. 37-27 Facti sunt sicut fœnum agri, et gramen pascuæ
42-15 Et omne gramen eorum exsiccabo

GRANATA.

Num. 13-24 De malis quoque granatis et de ficis loci illius tulerunt
Cant. 8- 2 Et mustum malorum granatorum meorum

GRANDÆVUS.

1 *Reg.* 4-18 Senex enim erat vir et grandævus
17-12 Erat vir in diebus Saül senex, et grandævus inter viros

GRANDIS.

Gen. 1-21 Creavitque Deus cete grandia
20- 9 Induxisti super me et super regnum meum peccatum grande
21- 8 Fecitque Abraham grande convivium
26-10 Et induxeras super nos grande peccatum
29- 2 Et os ejus grandi lapide claudebatur
40-20 Qui faciens grande convivium pueris suis
Levit. 21-18 Si parvo vel grandi vel torto naso
Num. 13-29 Habet, et urbes grandes atque muratas
26-10 Et factum est grande miraculum
Deut. 4- 7 Nec est alia natio tam grandis
Judic. 20- 6 Nunquam tantum nefas et tam grande piaculum factum est in Israël
21- 5 Grandi enim juramento se constrinxerant
1 *Reg.* 2-17 Erat ergo peccatum puerorum grande
4- 5 Vociferatus est omnis Israël clamore grandi
6- 9 Ipse fecit nobis hoc malum grande
-15 Et posuerunt super lapidem grandem
12-16 Et videte rem istam grandem
-17 Quia grande malum feceritis vobis
14-33 Volvite ad me jam nunc saxum grande
20- 2 Neque enim faciet pater meus quidquam grande vel parvum
22-15 Non e. scivit... vel modicum vel grande
25-36 Non indicavit ei verbum pusillum aut grande
26-13 Et esset grande intervallum inter eos
2 *Reg.* 7- 9 Fecique tibi nomen grande
18-17 Projecerunt eum in saltu, in foveam grandem
20- 8 Cumque illi essent juxta lapidem grandem
3 *Reg.* 3- 6 Custodisti ei misericordiam tuam grandem
-15 Grande convivium universis famulis suis
5-17 Præcepitque rex ut tollerent lapides grandes
10-18 Fecit etiam rex Salomon thronum de ebore grandem
18-45 Et facta est pluvia grandis
19- 7 Surge, comede: grandis enim tibi restat via
-11 Et spiritus grandis et fortis subvertens
20-28 Dabo omnem multitudinem hanc grandem
21- 7 Grandis auctoritatis es, et bene regis
4 *Reg.* 4-38 Pone ollam grandem, et coque pulmentum
5-13 Pater, et si rem grandem dixisset tibi propheta
10-19 Sacrificium enim grande est mihi Baal
1 *Par.* 12-22 Usque dum fieret grandis numerus
19- 5 Grandem enim contumeliam sustinuerant
29- 1 Opus namque grande est
-22 Biberunt... in die illo cum grandi lætitia
2 *Par.* 1-10 Quis enim potest hunc populum tuum digne, qui tam grandis est, judicare?
4- 9 Fecit etiam... basilicam grandem
9-17 Fecit quoque rex solium eburneum grande
13- 8 Habetisque grandem populi multitudinem
14-14 Grandis quippe cunctos terror invaserat
26-15 Ut mitterent sagittas, et saxa grandia
28- 5 Traditus est, et percussus plaga grandi
-13 Grande quippe peccatum est
30-26 Factaque est grandis celebritas in Jerusalem
1 *Esdr.* 10- 1 Collectus est ad eum de Israël cœtus grandis nimis
2 *Esdr.* 3-16 Piscinam, quæ grandi opere constructa est
4-19 Opus grande est et latum
6- 3 Opus grande ego facio, et non possum descendere
7- 4 Civitas autem erat lata nimis et grandis
9-26 Feceruntque blasphemias grandes
13- 5 Fecit ergo sibi gazophylacium grande
-27 Numquid... faciemus omne malum grande hoc
Judith. 14- 7 Egressi sunt cum grandi strepitu et ululatu
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium cunctis principibus
8-17 Grandis enim cunctos Judaici nominis terror invaserat
Job. 15-11 Numquid grande est, ut consoletur te Deus?
Prov. 6-30 Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit
27-14 Qui benedicit proximo suo voce grandi
Eccli. 7-27 Trade filiam, et grande opus feceris
Isai. 5- 9 Nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes
8- 1 Sume tibi librum grandem, et scribe in eo
27- 1 In gladio suo duro, et grandi, et forti
29-14 Huic miraculo grandi et stupendo
Jerem. 11-16 Ad vocem loquelæ, grandis exarsit ignis
16- 6 Et morientur grandes et parvi in terra ista
-10 Quare locutus est Dominus super nos omne malum grande istud?
21- 5 Et in indignatione, et in ira grandi
22- 8 Quare fecit Dom. sic civitati huic grandi?
26-19 Nos facimus malum grande contra animas
32-37 Et in ira mea, et in indignatione grandi
-42 Sicut adduxi... omne malum hoc grande
33- 3 Et annuntiabo tibi grandia, et firma quæ nescis
43- 9 Sume lapides grandes in manu tua
44- 7 Quare vos facitis malum grande hoc
-15 Quarum stabat multitudo grandis
45- 5 Et tu quæris tibi grandia? noli quærere
Ezech. 13-13 Et lapides grandes in ira in consumptionem
16- 7 Et multiplicata es, et grandis effecta
17- 3 Hæc dicit Dominus Deus: Aquila grandis magnarum alarum
- 7 Et facta est aquila altera grandis
- 8 Portet fructum, ut sit in vineam grandem
- 9 Non in brachio grandi, neq. in populo multo
-17 Et non in exercitu grandi, neque in populo
22- 5 Sordida, nobilis, grandis interitu
24- 9 Væ civitati... cujus ego grandem faciam pyram
37-10 Steteruntq... exercitus grandis nimis valde
39-17 Immolo vobis victimam grandem super montes Israël
Dan. 2-31 Tu, rex, videbas, et ecce quasi statua una grandis
5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium
7- 3 Et quatuor bestiæ grandes ascendebant de mari
-11 Aspiciebam propter vocem sermonum grandium
-20 Et os loquens grandia
8- 9 Factum est grande contra Meridiem
-21 Cornu grande, quod erat inter oculos
10- 8 Relictus solus vidi visionem grandem hanc
Jonæ. 1- 2 Et vade in Niniven civitatem grandem
-12 Propter me tempestas hæc grandis venit super vos
2- 1 Præparavit Dominus piscem grandem
Zach. 14- 4 Ad Occidentem prærupto grandi valde
Marc. 14-15 Vobis demonstrabit cœnaculum grande
Hebr. 5-11 De quo nobis grandis sermo
11-24 Fide Moyses grandis factus negavit se esse filium

GRANDO.

Exod. 9-18 En pluam cras hac ipsa hora grandinem
-19 Cecideritque super ea grando, morientur
-22 Ut fiat grando in universa terra Ægypti
-23 Dominus dedit tonitrua et grandinem
Pluitque Dominus grandinem super terram Ægypti
-24 Et grando et ignis mista pariter ferebantur
-25 Et percussit grando in omni terra Ægypti
Totamque herbam agri percussit grando
-26 Tantum in terra Gessen, ubi erant filii Israel, grando non cecidit
-28 Orate Dominum ut desinant tonitrua Dei, et grando
-29 Et cessabunt tonitrua, et grando non erit
-33 Et cessaverunt tonitrua et grando
-34 Videns autem Pharao quod cessasset pluvia et grando
10- 5 Sed comedatur quod residuum fuerit grandini
-12 Devoret omnem herbam quæ residua fuerit grandini
-15 Devorata est igitur herba terræ, et... quæ grando dimiserat
Josue. 10-11 Mortui sunt multo plures lapidibus grandinis
Job. 38-22 Aut thesauros grandinis aspexisti?
Psal. 17-13 Nubes transierunt, grando, et carbones ignis
77-47 Et occidit in grandine vineas eorum
-48 Et tradidit grandini jumenta eorum
104-32 Posuit pluvias eorum grandinem
148- 8 Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum
Sap. 5-23 Et a petrosa ira plenæ mittentur grandines
16-16 Novis aquis, et grandinibus, et pluviis
-22 Exterminabat ignis ardens in grandine et pluvia coruscans
Eccli. 32-14 Ante grandinem præibit coruscatio
39-35 Ignis, grando, fames, et mors
43-16 Et confracti sunt lapides grandinis
46- 6 Deus in saxis grandinis virtutis valde fortis
Isai. 28- 2 Fortis Dominus, sicut impetus grandinis
-17 Et subvertet grando spem mendacii
30-30 Allidet in turbine et in lapide grandinis
32-19 Grando autem in descensione saltus
Aggæi. 2-18 Percussi.. grandine o. opera manuum vestr.

Apoc. 8- 7 Angelus tuba cecinit, et facta est grando
11-19 Facta sunt fulgura... et grando magna
16-21 Grando magna sicut talentum descendit
Blasphemaverunt... propter plagam grandinis

GRANUM.

Levit. 19-10 Neque... grana decidentia congregabis
Isai. 65- 8 Quomodo si inveniatur granum in botro
Matth. 13-31 Simile est regnum cœlorum grano sinapis
17-19 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
Marc. 4-31 Sicut granum sinapis, quod cum seminatum
Luc. 13-19 Simile est grano sinapis
17- 6 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
Joan. 12-24 Nisi granum frumenti, cadens in terram
1 Cor. 15-37 Seminas, sed nudum granum, ut puta tritici

GRASSOR.

2 Reg. 24-21 Et cesset interfectio quæ grassatur in populo

GRATIA.

Gen. 6- 8 Noë vero invenit gratiam coram Domino
12-13 Et vivat anima mea ob gratiam tui
18- 3 Domine, si inveni gratiam in oculis tuis
19-19 Quia invenit servus tuus gratiam coram te
30-27 Inveniam gratiam in conspectu tuo
32- 5 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo
33- 8 Ut invenirem gratiam coram domino meo
-10 Sed si inveni gratiam in oculis tuis
-15 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo
34-11 Inveniam gratiam coram vobis
39- 4 Invenitq. Joseph gratiam coram domino suo
-21 Dedit ei gratiam in conspectu principis carceris
47-29 Si inveni gratiam in conspectu tuo
50- 4 Si inveni gratiam in conspectu vestro
Exod. 3-21 Daboq. gratiam populo huic coram Ægyptiis
11- 3 Dabit autem Dominus gratiam populo suo
12-36 Dominus autem dedit gratiam populo
33-12 Et invenisti gratiam coram me
-13 Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo
Inveniam gratiam ante oculos tuos
-16 Invenisse nos gratiam in conspectu tuo
-17 Invenisti enim gratiam coram me
34- 9 Ait : Si inveni gratiam in conspectu tuo
Num. 11-11 Quare non invenio gratiam coram te?
-15 Et inveniam gratiam in oculis tuis
32- 5 Precamurq. si invenimus gratiam coram te
Deut. 24- 1 Et non invenerit gratiam ante oculos ejus
Judic. 6-17 Et ille, Si inveni, inquit, gratiam coram te
Ruth. 2- 2 Ubicumq... patris familias reperero gratiam
-10 Ut invenirem gratiam ante oculos tuos
-13 Quæ ait : Inveni gratiam apud oculos tuos
-20 Quoniam eamdem gratiam, quam præbuerat vivis
1 Reg. 1-18 Utinam inveniat ancilla tua gratiam
16-22 Invenit enim gratiam in oculis meis
20- 3 Quia inveni gratiam in oculis tuis, et dicet
-29 Nunc ergo, si inveni gratiam in oculis tuis
25- 8 Nunc ergo inveniant pueri tui gratiam in oculis tuis
27- 5 Si inveni gratiam in oculis tuis
2 Reg. 2- 6 Sed et ego reddam gratiam, eo quod fecistis
14-22 Quia inveni gratiam in oculis tuis
15-20 Quia ostendisti gratiam et fidem
-25 Si invenero gratiam in oculis Domini, reducet me
16- 4 Oro ut inveniam gratiam coram te, domine mi rex
-17 Hæc est, inquit, gratia tua ad amicum tuum?
3 Reg. 2- 7 Filiis Berzellaï Galaaditis reddes gratiam
11-19 Et invenit Adad gratiam coram Pharaone
1 Par. 19- 2 Præstitit enim mihi pater ejus gratiam
Tobiæ. 1-13 Dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar
Judith. 10- 8 Deus patrum nostrorum det tibi gratiam
12-17 Quoniam invenisti gratiam coram me
14- 9 Perstrepentes, excitandi gratia, inquietudinem arte moliebantur
Esth. 2- 9 Quæ placuit ei, et invenit gratiam in conspectu illius
-17 Habuitque gratiam et misericordiam coram eo
5- 8 Si inveni in conspectu regis gratiam
7- 3 Si inveni gratiam in oculis tuis, o rex
8- 5 Si placet regi, et si inveni gratiam in oculis ejus
15-17 Et facies tua plena est gratiarum
Psal. 44- 3 Diffusa est gratia in labiis tuis
83-12 Gratiam, et gloriam dabit Dominus
Prov. 1- 9 Ut addatur gratia capiti tuo, et torques collo tuo
Prov. 3- 4 Et invenies gratiam, et disciplinam bonam coram Deo
-22 Erit vita animæ tuæ, et gratia faucibus tuis
-34 Ipse deludet illusores, et mansuetis dabit gratiam
4- 9 Dabit capiti tuo augmenta gratiarum
12- 2 Qui bonus est, hauriet gratiam a Domino
13-15 Doctrina bona dabit gratiam
14- 9 Et inter justos morabitur gratia
16-23 Et labiis ejus addet gratiam
22- 1 Super argentum et aurum, gratia bona
-11 Qui diligit cordis munditiam, propter gratiam labiorum suorum
25-10 Gratia et amicitia liberant : quas tibi serva
28-23 Gratiam postea inveniet apud eum
31-30 Fallax gratia, et vana est pulchritudo
Eccle. 9-11 Nec doctorum divitias, nec artificum gratiam
10-12 Verba oris sapientis gratia
Sap. 4-15 Quoniam gratia Dei, et misericordia est in sanctos ejus
16-25 Omnium nutrici gratiæ tuæ deserviebat
Eccli. 3-20 Humilia te... et coram Deo invenies gratiam
-34 Deus prospector est ejus qui reddit gratiam
4-25 Est confusio adducens gloriam et gratiam
7-21 Gratia enim verecundiæ illius super aurum
-37 Gratia dati in conspectu omnis viventis
Et mortuo non prohibeas gratiam
8-22 Ne forte inferat tibi gratiam falsam
12- 1 Scito cui feceris, et erit gratia in bonis tuis
17-18 Gratiam homin. quasi pupillam conservabit
18- 7 Quid est homo, et quæ est gratia illius ?
20-13 Gratiæ autem fatuorum effundentur
-17 Et non erit gratia bonis illius
21-19 Nam in labiis sensati invenietur gratia
24-22 Et rami mei honoris et gratiæ
-25 In me gratia omnis viæ et veritatis
26-16 Gratia mulieris sedulæ delectabit virum
-19 Gratia super gratiam, mulier sancta et pudorata
29-20 Gratiam fidejussoris ne obliviscaris
30- 6 Et amicis reddentem gratiam
32- 3 Et ornamentum gratiæ accipias coronam
- 9 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
-14 Ante verecundiam præibit gratia, et pro reverentia accedet tibi bona gratia
34-13 Et liberatus sum gratia Dei
35- 4 Retribuet gratiam, qui offert similaginem
37-24 Non est illi data a Domino gratia
39-19 Date odorem, et frondete in gratiam
40-17 Gratia sicut paradisus in benedictionibus
-22 Gratiam et speciem desiderabit oculus tuus
42- 1 Invenies gratiam in conspectu omnium
44-27 Invenientes gratiam in oculis omnis carnis
Jerem. 31- 2 Invenit gratiam in deserto populus
Baruc. 1-12 Et inveniamus gratiam in conspectu eorum
2-14 Da nobis invenire gratiam ante faciem eor.
Dan. 1- 9 Dedit autem Deus Danieli gratiam
Zach. 4- 7 Et exæquabit gratiam gratiæ ejus
12-10 Effundam... spiritum gratiæ et precum
1 Mac. 10-60 Et invenit gratiam in conspectu eorum
11-24 Et invenit gratiam in conspectu ejus
13- 4 Horum gratia perierunt fratres mei
- 6 Conterere nos inimicitiæ gratia
2 Mac. 2-28 Parere propter multorum gratiam
3- 9 Cujus rei gratia adesset, aperuit
4-16 Quarum gratia periculosa eos contentio habebat
-46 Quasi refrigerandi gratia regem adiit
12-45 Optimam haberent repositam gratiam
Luc. 1-28 Ave, gratia plena : Dominus tecum
-30 Invenisti enim gratiam apud Deum
2-40 Et gratia Dei erat in illo
-52 Jesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia apud Deum et homines
4-22 Et mirabantur in verbis gratiæ
6-32 Si diligitis eos, qui vos diligunt, quæ vobis est gratia ?
-33 Si benefeceritis, his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia ?
-34 Si mutuum dederitis... quæ gratia est vobis?
17- 9 Numquid gratiam habet servo illi
Joan. 1-14 Plenum gratiæ et veritatis
-16 Omnes accepimus, et gratiam pro gratia
-17 Gratia et veritas per Jesum Christum facta est
Act. 2-47 Habentes gratiam ad omnem plebem
4-33 Gratia magna erat in omnibus illis
6- 8 Stephanus a. plenus gratia et fortitudine
7-10 Dedit ei gratiam et sapientiam in conspectu
-46 Qui invenit gratiam ante Deum
10-45 Quia et in nationes gratia Spiritus sancti effusa est
11-17 Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus
-23 Qui cum... vidisset gratiam Dei, gavisus est
Act. 13-43 Suadebant eis ut permanerent in gratia Dei
14- 3 Testimonium perhibente verbo gratiæ suæ
-25 Unde erant traditi gratiæ Dei, in opus
15-11 Sed per gratiam Do. Jesu Christi credimus
-40 Profectus est, traditus gratiæ Dei a fratribus
20-24 Testificari Evangelium gratiæ Dei
-32 Commendo vos Deo, et verbo gratiæ ipsius
24-27 Volens autem gratiam præstare Judæis Felix
25- 3 Postulantes gratiam adversus eum
- 9 Festus a. volens gratiam præstare Judæis
Rom. 1- 5 Per quem accepimus gratiam et apostolatum
- 7 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
-11 Ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis
3-24 Justificati gratis per gratiam ipsius
4- 4 Merces non imputatur secundum gratiam
- 5 Secundum propositum gratiæ Dei
-16 Ut secundum gratiam firma sit promissio
5- 2 Habemus accessum per fidem in gratiam
-15 Multo magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Jesu
-16 Gratia autem ex multis delictis in justificationem
-17 Multo magis abundantiam gratiæ
-20 Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia
-21 Ita et gratia regnet per justitiam
6- 1 Permanebimus in peccato ut gratia abundet?
-14 Non enim sub lege estis, sed sub gratia
-15 Non sumus sub lege, sed sub gratia?
-23 Gratia autem Dei, vita æterna, in Christo
7-25 Gratia Dei per Jesum Christum
11- 5 Secundum electionem gratiæ salvæ factæ s.
- 6 Si autem gratia, jam non ex operibus
Alioquin gratia jam non est gratia
12- 3 Dico enim per gratiam quæ data est mihi
- 6 Secundum gratiam, quæ data est nobis
15-15 Propter gratiam, quæ data est mihi a Deo
16-20 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
-24 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis
1 Cor. 1- 3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
- 4 In gratia Dei, quæ data est vobis in Christo
- 7 Ita ut nihil vobis desit in ulla gratia
3-10 Secundum gratiam Dei, quæ data est mihi
10-30 Si ego cum gratia participo, quid blasphemor
12- 4 Divisiones vero gratiarum sunt
- 9 Alii gratia sanitatum in uno Spiritu
-28 Exinde gratias curationum, opitulationes
-30 Numquid omnes gratiam habent curationum ?
15-10 Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia ejus in me vacua non fuit
Non ego autem, sed gratia Dei mecum
16-23 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
2 Cor. 1- 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
-12 Sed in gratia Dei, conversati sumus
-15 Ut secundam gratiam haberetis
4-15 Ut gratia abundans per multos in gratiarum actione
6- 1 Ne in vacuum gratiam Dei recipiatis
8- 1 Notam a. facimus vob., fratres, gratiam Dei
- 4 Cum multa exhortatione obsecrantes nos gratiam
- 6 Ita et perficiat in vobis etiam gratiam istam
- 7 Ut et in hac gratia abundetis
- 9 Scitis e. gratiam Domini nostri Jesu Christi
-19 In hanc gratiam, quæ ministratur a nobis
9- 8 Gratiam abundare facere in vobis
-14 Propter eminentem gratiam Dei in vobis
12- 9 Et dixit mihi : Sufficit tibi gratia mea
13-13 Gratia Domini nostri Jesu Christi
Galat. 1- 3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre
- 6 Qui vos vocavit in gratiam Christi
-15 Et vocavit per gratiam suam
2-21 Non abjicio gratiam Dei
5- 4 A gratia excidistis
6-18 Gratia Domini nostri Jesu Christi
Ephes. 1- 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
- 6 In laudem gloriæ gratiæ suæ
- 7 Secundum divitias gratiæ ejus
2- 5 Cujus gratia estis salvati
- 7 Ut ostenderet... abundantes divitias gratiæ
- 8 Gratia enim estis salvati per fidem
3- 1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi
- 2 Si tamen audistis dispensationem gratiæ Dei
- 7 Secundum donum gratiæ Dei, quæ data est
- 8 Mihi... minimo data est gratia hæc
-14 Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem
4- 7 Unicuique autem nostrum data est gratia
-29 Ut det gratiam audientibus
6-24 Gratia cum omnibus, qui diligunt Dominum
Philip. 1- 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
4-23 Gratia Domini nostri Jesu Christi
Colos. 1- 3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro

Colos. 1- 6 Cognovistis gratiam Dei in veritate
3-16 In gratia cantantes in cordibus vestris
4- 6 Sermo vester in gratia sale sit conditus
-18 Gratia vobiscum. Amen.
1Thes. 1- 2 Gratia vobis, et pax
5-28 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
2 Thes. 1- 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
-12 Secundum gratiam Dei nostri
2-15 Dedit... et spem bonam in gratia
3-18 Gratia Domini nostri Jesu Christi
1 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, et pax a Deo Patre
-14 Superabundavit a. gratia Domini nostri
4-14 Noli negligere gratiam, quæ in te est
5-14 Nullam occasionem dare adversario maledicti gratia
6-21 Gratia tecum. Amen.
2 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, pax a Deo Patre
- 6 Ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te
- 9 Secundum propositum suum, et gratiam
2- 1 Tu ergo, fili mi, confortare in gratia
4-22 Gratia vobiscum. Amen
Tit. 1- 4 Gratia, et pax a Deo Patre et Christo
- 5 Hujus rei gratia reliqui te Cretæ
-11 Docentes quæ non oportet, turpis lucri gratia
2-11 Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri
3- 7 Ut justificati gratia ipsius, hæredes simus
-15 Gratia Dei cum omnibus vobis. Amen
Phile. - 3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro
-25 Gratia Domini nostri Jesu Christi
Hebr. 2- 9 Ut gratia Dei, pro omnibus gustaret mortem
4-16 Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ : ut... et gratiam inveniamus in auxilio opportuno
10-29 Spiritui gratiæ contumeliam fecerit
12-15 Contemplantes ne quis desit gratiæ Dei
-28 Regnum immobile suscipientes, habemus gratiam
13- 9 Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis
-25 Gratia cum omnibus vobis. Amen
Jacob. 4- 6 Majorem autem dat gratiam
Humilibus autem dat gratiam
1 Petr. 1- 2 Gratia vobis et pax multiplicetur
-10 Qui de futura in vobis gratia prophetaverunt
-13 Sperate in eam, quæ offertur vobis, gratiam
2-19 Hæc est en. gratia, si propter Dei conscient.
-20 Hæc est gratia apud Deum
3- 7 Tanquam et cohæredibus gratiæ vitæ
4-10 Unusquisque, sicut accepit gratiam
Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei
5- 2 Neque turpis lucri gratia, sed voluntarie
- 5 Deus superbis resistit, humilibus a. dat gratiam
-10 Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos
-12 Contestans hanc esse veram gratiam Dei
-14 Gratia vobis omnibus, qui estis in Christo
2 Petr. 1- 2 Gratia vobis, et pax adimpleatur
3-18 Crescite vero in gratia et in cognitione Do.
2 Joan. - 3 Sit vobiscum gratia, misericordia, pax
3 Joan. - 4 Majorem horum non habeo gratiam
Judæ. - 4 Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam
Apoc. 1- 4 Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui erat
22-21 Gratia Domini nostri Jesu Christi

GRATIA, *id est*, GRATIARUM ACTIO, *et* GRATIAS AGO.

Levit. 7-12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit
-13 Cum hostia gratiarum quæ immolatur
22-29 Si immolaveritis hostiam pro gratiarum actione
2 Reg. 8-10 Et gratias ageret, eo quod expugnasset Adarezer
2Esdr. 12-27 Et facerent... lætitiam in actione gratiarum
-37 Chorus secundus gratias referentium ibat
-43 In decore gratiarum actionis
Tobiæ. 2-14 Agens gratias Deo omnibus diebus vitæ suæ
11- 7 Et gratias agens ei, accede ad patrem tuum
-12 Cumque... gratias egissent, consederunt
Esth. 16- 4 Nec contenti sunt gratias non agere beneficiis
Sap. 18- 2 Quia non lædebantur, gratias agebant
Eccli. 37-12 Cum viro livido de gratiis agendis
Isai. 51- 3 Gratiarum actio, et vox laudis
1 Mac. 14-25 Quam gratiarum actionem reddemus Simoni
2 Mac. 1-11 Magnifice gratias agimus ipsi
3-33 Oniæ sacerdoti gratias age
-35 Vivere illi concessit, et Oniæ gratias agens
9-20 Si bene valetis... maximas agimus gratias
12-31 Gratias agentes eis, et exhortati etiam
Matth. 15-36 Gratias agens, fregit, et dedit Discipulis
26-27 Et accipiens calicem, gratias egit
Marc. 8-6 Gratias agens fregit, et dabat Discipulis
Marc. 14-23 Et accepto calice, gratias agens, dedit eis
Luc. 17-16 Cecidit in faciem ante pedes ejus, gratias agens
18-11 Deus, gratias ago tibi, quia non sum
22-17 Et accepto calice, gratias egit, et dixit
-19 Et accepto pane, gratias egit, et fregit
Joan. 6-11 Et cum gratias egisset, distribuit discumb.
-23 Gratias agente Domino
11-41 Pater, gratias ago tibi, quoniam audisti me
Act. 24- 3 Suscipimus... cum omni gratiarum actione
27-35 Sumens panem, gratias egit Deo
28-15 Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam
Rom. 1- 8 Primum quidem gratias ago Deo meo
-21 Non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt
6-17 Gratias a. Deo, quod fuistis servi peccati
14- 6 Gratias enim agit Deo
Domino non manducat, et gratias agit Deo
16- 4 Quibus non solus ego gratias ago
1 Cor. 1- 4 Gratias ago Deo meo semper pro vobis
-14 Gratias ago Deo, quod neminem vestrum baptizavi
10-30 Quid blasphemor pro eo quod gratias ago ?
11-24 Et gratias agens fregit, et dixit
14-17 Nam tu quidem bene gratias agis
-18 Gratias ago Deo meo, quod omnium vestr. lingua loquor
15-57 Deo aut. gratias, qui dedit nobis victoriam
2 Cor. 1-11 Per multos gratiæ agantur pro nobis
2-14 Deo aut. gratias, qui semper triumphat nos
4-15 Ut gratia abundans, per multos in gratiarum actione
8-16 Gratias a. Deo, qui dedit eamdem sollicitud.
9-11 Quæ operatur per nos gratiarum actionem Deo
-12 Abundat per multas gratiarum actiones
-15 Gratias Deo super inenarrabili dono ejus
Ephes. 1-16 Non cesso gratias agens pro vobis
5- 4 Sed magis gratiarum actio
-20 Gratias agentes semper pro omnibus
Philip. 1- 3 Gratias ago Deo meo in omni memoria
4- 3 Cum gratiarum actione petitiones vestræ innotescant
Colos. 1- 3 Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri
-12 Gratias agentes Deo Patri
2- 7 Abundantes in illo in gratiarum actione
3-17 Gratias agentes Deo, et Patri per ipsum
4- 2 Vigilantes in ea in gratiarum actione
1 Thes. 1- 2 Gratias agimus Deo semper pro omnibus
2-13 Ideo et nos gratias agimus Deo sine intermissione
3- 9 Quam enim gratiarum actionem possumus Deo retribuere
5-18 In omnibus gratias agite
2 Thes. 1- 3 Gratias agere debemus semper Deo pro vobis
2-12 Nos a. debemus gratias agere Deo semper
1 Tim. 1-12 Gratias ago ei, qui me confortavit
2- 1 Gratiarum actiones, pro omnibus hominibus
4- 3 Ad percipiendum cum gratiarum actione
- 4 Quod cum gratiarum actione percipitur
2 Tim. 1- 3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus
Phile. - 4 Gratias ago Deo meo, semper memoriam
Apoc. 7-12 Sapientia, et gratiarum actio, honor et virtus
11-17 Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens

GRATIFICO.

Ephes. 1- 6 In qua gratificavit nos in dilecto Filio suo

GRATIOSA.

Esth. 2-15 Omnium oculis gratiosa et amabilis videbatur
Prov. 11-16 Mulier gratiosa inveniet gloriam

GRATIS.

Gen. 29-15 Num, quia frater meus es, gratis servies mihi ?
Exod. 21- 2 In septimo egredietur liber gratis
-11 Egredietur gratis absque pecunia
Num. 11- 5 Quos comedebamus in Ægypto gratis
Psal. 34- 7 Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui
-19 Qui oderunt me gratis, et annuunt oculis
68- 5 Multiplicati sunt... qui oderunt me gratis
108- 3 Et expugnaverunt me gratis
118-161 Principes persecuti sunt me gratis
119- 7 Cum loquebar illis, impugnabant me gratis
Eccli. 20-25 Et lucratus est eum inimicum gratis
29- 8 Et possidebit illum inimicum gratis
-10 Sed fraudari gratis timuerunt
Isai. 52- 3 Gratis venundati estis
- 5 Quoniam ablatus est populus meus gratis ?
Jerem. 15-13 Thesauros tuos in direptionem dabo gratis
Thren. 3-52 Venatione ceperunt me quasi avem inimici mei gratis
1 Mac. 10-33 Omnem animam... relinquo liberam gratis
Matth. 10- 8 Gratis accepistis, gratis date
Joan. 15-25 Quia odio habuerunt me gratis
Rom. 3-24 Justificati gratis per gratiam ipsius
2 Cor. 11- 6 Quoniam gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis ?
Galat. 2-21 Si e. per legem justitia, ergo gratis Christus mortuus est
2 Thes. 3- 8 Neque gratis panem manducavimus
Apoc. 21- 6 Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ, gratis
22-17 Qui vult, accipiat aquam vitæ gratis

GRATUITO.

Dan. 11-39 Et terram dividet gratuito
Malac. 1-10 Et incendat altare meum gratuito ?

GRATUITUS.

2 Reg. 24-24 Non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita
1 Par. 21-24 Sic offerre Domino holocausta gratuita

GRATULATIO.

Eccli. 6-32 Coronam gratulationis superpones tibi
Philip. 1-26 Ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu

GRATULOR.

Psal. 34-36 Erubescant... qui gratulantur malis meis
Baruc. 4-31 Qui gratulati sunt in tua ruina, punientur

GRATUS, GRATISSIMUS.

Gen. 30-34 Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis
Levit. 4- 7 Super cornua altaris thymiamatis gratissimi Domino
Judith. 10-16 Bene tibi faciet, et eris gratissima in corde
Esth. 15- 8 Gratis ac nitentibus oculis, tristem celabat animum
Prov. 5-19 Cerva charissima, et gratissimus hinnulus
17- 8 Gemma gratissima, expectatio præstolantis
Nahum. 3- 4 Meretricis speciosæ, et gratæ, et habentis maleficia
2 Mac. 15-40 Si semper exactus sit sermo, non erit gratus
Act. 7-20 Natus est Moyses, et fuit gratus Deo
Colos. 3-15 Et grati estote

GRAVIDA.

Eccli. 42-10 Nequando... in paternis suis gravida inveniatur

GRAVIS, IOR, ISSIMUS.

Gen. 34-25 Quando gravissimus vulnerum dolor est
45-26 Quasi de gravi somno evigilans
Exod. 8-24 Et venit musca gravissima in domos Pharaonis
9- 3 Et super equos...et oves, pestis valde gravis
17-12 Manus autem Moysi erant graves
18-26 Quidquid a. gravius erat, referebant ad eum
Num. 11-14 Non possum solus sustinere hunc populum, quia gravis est mihi
Deut. 26- 6 Persecuti sunt imponentes onera gravissima
1 Reg. 5-12 Et gravissima valde manus Dei
3 Reg. 12- 4 Imminue... de jugo gravissimo
-11 Pater meus posuit super vos jugum grave
2 Par. 10- 4 Qui nobis imposuit gravem servitutem
-11 Pater meus imposuit vobis grave jugum
-14 Pater meus grave vobis jugum imposuit, quod ego gravius faciam
Job. 6- 3 Quasi arena maris hæc gravior appareret
7-20 Factus sum mihimetipsi gravis
33- 7 Eloquentia mea non sit tibi gravis
Psal. 4- 3 Filii hominum, usquequo gravi corde ?
34-18 In populo gravi laudabo te
37- 5 Sicut onus grave gravatæ sunt super me
Prov. 8-25 Necdum montes gravi mole constiterant
27- 3 Grave est saxum, et onerosa arena
Sed ira stulti utroque gravior
Sap. 2-15 Gravis est nobis etiam ad videndum
17-20 Solis autem illis superposita erat gravis nox
Ipsi ergo sibi erant graviores tenebris
Eccli. 22- 8 Quasi qui excitat dormientem de gravi somno
26- 7 Calumniam mendacem, super mortem omnia gravia
27-16 Et maledictio illorum auditus gravis
29-35 Gravia hæc homini habenti sensum
31- 2 Et infirmitas gravis sobriam facit animam
33-30 Verum sine judicio nihil facias grave
40- 1 Et jugum grave super filios Adam
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
21-15 A facie gravis prælii
30-27 Ardens furor ejus, et gravis ad portandum
36- 2 Ad regem Ezechiam in manu gravi

Isai. 46- 1 Onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem
Dan. 2-11 Sermo e., quem tu quæris, rex, gravis est
Jonæ. 1- 5 Dormiebat sopore gravi
Nahum. 3- 3 Multitudinis interfectæ et gravis ruinæ
1 *Mac.* 1-18 Intravit in Ægyptum in multitudine gravi
-22 Ascendit Jerosolymam in multitudine gravi
2 *Mac.* 6- 3 Universis gravis erat malorum incursio
-28 Fortiter pro gravissimis ac sanctissimis legibus honesta morte perfungar
9- 7 Et gravi corporis collisione membra vexari
-11 Hinc igitur cœpit ex gravi superbia deductus
-21 Infirmitate gravi apprehensus
14-45 Et gravissimis vulneribus esset saucius
Matth. 23- 4 Alligant enim onera gravia
-23 Reliquistis quæ graviora sunt legis
Act. 20- 9 Cum mergeretur somno gravi
25- 7 Multas et graves causas objicientes
2 *Cor.* 10-10 Quoniam quidem epistolæ, inquiunt, graves sunt
12-14 Et non ero gravis vobis
1 *Joan.* 5- 3 Mandata ejus gravia non sunt

GRAVITAS.

Tit. 2- 7 Te ipsum præbe exemplum... in gravitate

GRAVITER, GRAVIUS.

Gen. 48-17 Videns a. Joseph... graviter accepit
3 *Reg.* 22-34 Quia graviter vulneratus sum
1 *Esdr.* 9- 7 Ipsi peccavimus graviter usq. ad diem hanc
Isai. 17-11 Ablata est messis... et dolebit graviter
2 *Mac.* 5-23 Qui gravius quam cæteri imminebant civibus
11- 1 Graviter ferens de his quæ acciderant
13 25 Graviter ferebant Ptolemenses amicitiæ conventionem
14-27 Graviter quidem se ferre de amicitiæ conventione
-28 Et graviter ferebat, si ea, quæ convenerant, irrita faceret
Matth. 13-15 Et auribus graviter audierunt
Luc. 11-53 Cœperunt Pharisæi... graviter insistere
Act. 28-27 Et auribus graviter audierunt

GRAVO.

Num. 11-17 Et non tu solus graveris
2 *Reg.* 13-25 Noli rogare ut veniamus om. et gravemus te
14-26 Quia gravabat eum cæsaries
2 *Esdr.* 5-15 Duces a. primi... gravaverunt populum
Judith. 5-10 Cumque gravaret eos rex Ægypti
Psal. 31- 4 Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua
37- 5 Sicut onus grave gravatæ sunt super me
Eccli. 3-29 Cor nequam gravabitur in doloribus
8-18 Ne forte gravet mala sua in te
10-11 Languor prolixior gravat medicum
21-27 Et prudens gravabitur contumelia
22-17 Super plumbum quid gravabitur?
Isai. 24-20 Gravabit eam iniquitas sua
1 *Mac.* 8-31 Quare gravasti jugum tuum super amicos
2 *Mac.* 9- 9 Et fœtore exercitus gravaretur
Matth. 26-43 Erant enim oculi eorum gravati
Marc. 14-40 Erant enim oculi eorum gravati
Luc. 9-32 Petrus, et qui cum illo erant, gravati erant somno
21-34 Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra
2 *Cor.* 1- 8 Quoniam supra modum gravati sumus
5- 4 Qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati
12-13 Nisi quod ego ipse non gravavi vos ?
-16 Sed esto : ego vos non gravavi
1 *Thes.* 2- 9 Ne quem vestrum gravaremus
2 *Thes.* 3- 8 Ne quem vestrum gravaremus
1 *Tim.* 5-16 Et non gravetur Ecclesia

GREGATIM.

2 *Mac.* 3-18 Alii etiam gregatim de domibus confluebant
14-14 Tunc gentes... gregatim se Nicanori miscebant

GREMIUM.

Gen. 48-12 Cumq. tulisset eos Joseph de gremio patris

GRESSUS.

Judic. 16-26 Qui dixit puero regenti gressus suos
2 *Reg.* 22-37 Dilatabis gressus meos subtus me
Tobiæ. 14-12 Ex eo dirigite gressus vestros ut exeatis hinc
Job. 6-18 Involutæ sunt semitæ gressuum eorum
14-16 Tu quidem gressus meos dinumerasti
18- 7 Arctabuntur gressus virtutis ejus
31- 4 Et cunctos gressus meos dinumerat ?
- 7 Si declinavit gressus meus de via
34-21 Omnes gressus eorum considerat
Psal. 16- 5 Perfice gressus meos in semitis tuis
17-37 Dilatasti gressus meos subtus me
36-23 Apud Dominum gressus hominis dirigentur
-31 Non supplantabuntur gressus ejus
39- 3 Et direxit gressus meos
72- 2 Pene effusi sunt gressus mei
84-14 Et ponet in via gressus suos
118-133 Gressus meos dirige secundum eloquium t.
139- 5 Qui cogitaverunt supplantare gressus meos
Prov. 2-15 Et infames gressus eorum
3- 6 Cogita illum, et ipse diriget gressus tuos
4-12 Cum ingress s fueris, non arctabuntur gressus tui
-25 Palpebræ tuæ præcedant gressus tuos
5- 5 Et ad inferos gressus illius penetrant
- 6 Vagi sunt gressus ejus, et investigabiles
-21 Et omnes gressus ejus considerat
14-15 Innocens credit... astutus considerat gressus
15-21 Et vir prudens dirigit gressus suos
16- 9 Sed Domini est dirigere gressus ejus
19- 3 Stultitia hominis supplantat gressus ejus
20-24 A Domino diriguntur gressus viri
29- 5 Homo, qui... rete expandit gressibus ejus
Cant. 7- 1 Quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis
Isai. 3-12 Et viam gressuum tuorum dissipant
26- 6 Conculcabit eam pes, pedes pauperis, gressus egenorum
59- 8 Et non est judicium in gressibus eorum
Jerem. 10-23 Nec viri est ut ambulet, et dirigat gressus suos
Hebr. 12-13 Et gressus rectos facite pedibus vestris

GREX.

Gen. 4- 4 Abel quoque obtulit de primogenitis gregis
13- 5 Fuerunt greges ovium, et armenta, et tabernacula
- 7 Facta est rixa inter pastores gregum
21-28 Et statuit Abraham septem agnas gregis
24-10 Tulitq. decem camelos de grege domini sui
27- 9 Et pergens ad gregem, affer mihi duos hœdos optimos
29- 2 Et vidit... tres q. greges ovium accubantes
- 3 Et refectis gregibus rursum super os putei ponerent
- 6 Et ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo
- 7 Nec est tempus ut reducantur ad caulas greges
- 8 Donec... amoveamus lapidem... ut adaquemus greges
- 9 Ecce Rachel veniebat... nam gregem ipsa pascebat
-11 Et adaquato grege, osculatus est eam
30-32 Gyra omnes greges tuos, et separa cunctas oves
-35 Cunctum a. gregem unicolorem... tradidit
-36 Qui pascebat reliquos greges ejus
-38 Ut cum venissent greges ad bibendum
-40 Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas
Cætera vero Jacob, separatis inter se gregibus
-43 Et habuit greges multos, ancillas et servos
31- 4 Vocavit Rachel et Liam in agrum, ubi pascebat greges
- 8 Omnes greges alba pepererunt
-18 Tulitq. omnem substantiam suam, et greges
-38 Capræ steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi
-41 Quatuordecim pro filiabus, et sex pro gregibus tuis
-43 Filiæ meæ, et filii, et greges tui, et omnia quæ cernis, mea sunt
32- 7 Greges quoque, et oves, et boves, et camelos
-16 Misit per manus servorum suorum singulos seorsum greges
Et sit spatium inter gregem et gregem
-19 Dedit mandata... cunctis qui sequebantur greges
33-13 Morientur una die cuncti greges
35-21 Fixit tabernaculum trans turrem Gregis
36- 7 Nec sustinebat eos terra... præ multitudine gregum
37- 2 Joseph... pascebat gregem cum fratribus
-12 Cumq. fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem
-16 Fratres meos quæro, indica mihi ubi pascant greges
38-12 Ipse et Hiras opilio gregis Odollamites, in Thamnas
-17 Dixit : Mittam tibi hœdum de gregibus
46-32 Curamque habent alendorum gregum
47- 4 Quoniam non est herba gregibus servorum tuorum
50- 8 Domus Joseph.. absque parvulis et gregibus
Exod. 2-16 Adaquare cupiebant greges patris sui
3- 1 Cumq. minasset gregem ad interiora deserti
10-26 Cuncti greges pergent nobiscum
Levit. 5- 6 Offerat de gregibus agnam sive capram
-15 Offeret pro delicto suo arietem immaculatum de gregibus
-18 Offeret arietem immaculatum de gregibus
6- 6 Offeret arietem immaculatum de grege
Deut. 7-13 Benedicetque... gregibus ovium tuarum
-14 Tam in hominibus, quam in gregibus tuis
8-13 Habuerisq. armenta boum, et ovium greges
15-14 Sed dabis viaticum de gregibus, et de area
28- 4 Greges armentorum tuorum, et caulæ ovium
-18 Armenta boum tuorum, et greges ovium
-51 Non relinquat tibi... armenta boum, et greges ovium
Judic. 5-16 Quare habitas... ut audias sibilos gregum?
6- 5 Ipsi e. et universi greges eorum veniebant
1 *Reg.* 8-17 Greges quoque vestros addecimabit
10- 5 Obvium habebis gregem prophetarum
15- 9 Pepercit Saül... et optimis gregibus ovium
-14 Et quæ est hæc vox gregum, quæ resonat in auribus meis
17-15 Ut pasceret gregem patris sui in Bethlehem
-20 Commendavit gregem custodi : et onustus abiit
-34 Pascebat servus tuus patris sui gregem, et veniebat leo, vel ursus, et tollebat arietem de medio gregis
25- 2 Accidit ut tonderetur grex ejus in Carmelo
- 4 Quod tonderet Nabal gregem suum
- 7 Nec aliquando defuit quidquam eis de grege
-16 Diebus quibus pavimus apud eos greges
30-20 Et tulit universos greges et armenta
2 *Reg.* 7- 8 Ego tuli te de pascuis sequentem greges
3 *Reg.* 20-27 Quasi duo parvi greges caprarum
1 *Par.* 4-39 Ut quærerent pascua gregibus suis
17- 7 Ego tuli te, cum in pascuis sequereris greges
21-17 Iste grex quid commeruit ?
2 *Par.* 32-29 Habebat quippe greges ovium et armentorum
35- 7 Dedit præterea Josias... agnos et hœdos de gregibus
2 *Esdr.* 3- 1 Et ædificaverunt portam Gregis
-31 In porta Gregis ædificaverunt aurifices
12-38 Et usque ad portam Gregis
Judith. 2- 8 Gregesq. ovium, quorum non erat numerus
3- 3 Gregesque ovium, et caprarum
8- 7 Possessiones... et gregibus ovium plenas
Job. 21-11 Egrediuntur quasi greges parvuli eorum
24- 2 Diripuerunt greges, et paverunt eos
30- 1 Non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei
Psal. 49- 9 Neque de gregibus tuis hircos
77-52 Perduxit eos tanquam gregem in deserto
-70 Sustulit eum de gregibus ovium
Prov. 27-23 Tuosque greges considera
Eccle. 2- 7 Habui... magnos ovium greges, ultra omnes
Cant. 1- 6 Ne vagari incipiam post greges sodalium
- 7 Abi post vestigia gregum
4- 1 Capilli tui sicut greges caprarum
- 2 Dentes tui sicut greges tonsarum
6- 4 Capilli tui sicut grex caprarum
- 5 Dentes tui sicut greges ovium
Eccli. 18-13 Erudit quasi pastor gregem suum
Isai. 17- 2 Derelictæ civitates Aroër gregibus erunt
32-14 Gaudium onagrorum pascua gregum
40-11 Sicut pastor gregem suum pascet
63-11 Ubi est qui eduxit eos de mari cum pastoribus gregis sui ?
65-10 Et erunt campestria in caulas gregum
Jerem. 3-24 Greges eorum, et armenta eorum, filios
5-17 Comedet gregem tuum, et armenta tua
6- 3 Ad eam venient pastores, et greges eorum
10-21 Et omnis grex eorum dispersus est
12- 3 Congrega eos quasi gregem ad victimam
13-17 Quia captus est grex Domini
-20 Videte qui venitis ab Aquilone : ubi est grex
23- 1 Et dilacerant gregem pascuæ meæ
- 2 Vos dispersistis gregem meum
- 3 Ego congregabo reliquias gregis
25-34 Aspergite vos cinere, optimates gregis
-35 Et peribit... salvatio ab optimatibus gregis
-36 Et ululatus optimatum gregis
31-10 Custodiet eum sicut pastor gregem suum
-24 Agricolæ et minantes greges
33-12 Habitaculum pastorum accubantium gregum
-13 Adhuc transibunt greges ad manum numerantis
49-20 Si non dejecerint eos parvuli gregis
-29 Tabernacula eorum et greges eorum capient
50- 6 Grex perditus factus est populus meus
- 8 Estote quasi hœdi ante gregem
-17 Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
-45 Nisi detraxerint eos parvuli gregum

Jerem. 51-23 Collidam in te pastorem et gregem ejus
Baruc. 4-26 Ducti sunt enim ut grex direptus ab inimicis
Ezech. 34- 2 Nonne greges a pastoribus pascuntur?
- 3 Gregem autem meum non pascebatis
- 6 Erraverunt greges mei in cunctis montibus
Super omnem faciem terræ dispersi sunt greges mei
- 8 Pro eo quod facti sunt greges mei in rapinam
Neque enim quæsierunt pastores mei gregem meum
Et greges meos non pascebant
-10 Requiram gregem meum de manu eorum
Ut ultra non pascant gregem
Et liberabo gregem meum de ore eorum
-12 Sicut visitat pastor gregem suum
-17 Vos autem greges mei, hæc dicit Dominus
-22 Salvabo gregem meum, et non erit ultra in rapinam
-31 Vos autem greges mei, greges pascuæ meæ, homines estis
36-37 Multiplicabo eos sicut gregem hominum
-38 Ut gregem sanctum, ut gregem Jerusalem
Sic erunt civitates desertæ, plenæ gregibus hominum
43-23 Offeres... arietem de grege immaculatum
45-15 Arietem unum de grege ducentorum
Osee. 5- 6 In gregibus suis, et in armentis suis vadent
Joel. 1-18 Quid... mugierunt greges armenti?
Sed et greges pecorum disperierunt
Amos. 6- 4 Qui comeditis agnum de grege et vitulos
7-15 Tulit me Dominus cum sequerer gregem
Mich. 2-12 Pariter ponam illum quasi gregem in ovili
4- 8 Et tu turris Gregis nebulosa filiæ Sion
5- 8 Quasi catulus leonis in gregibus pecorum
7-14 Pasce... gregem hæreditatis tuæ
Soph. 2-14 Accubabunt in medio ejus greges
Zach. 9-16 Salvabit eos... ut gregem populi sui
10- 2 Idcirco abducti sunt quasi grex
- 3 Visitavit Dominus exercituum gregem suum
11- 7 Pascam pecus occisionis propter hoc, o pauperes gregis
Et pavi gregem
-11 Et cognoverunt sic pauperes gregis
-17 O pastor, et idolum, derelinquens gregem
Malac. 1-14 Maledictus dolosus, qui habet in grege suo masculum
2 *Mac.* 14-23 Gregesque turbarum, quæ congregatæ fuerant, dimisit
Matth. 8-30 Erat a. non longe ab illis grex multorum porcorum pascens
-31 Mitte nos in gregem porcorum
-32 Ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare
26-31 Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis
Marc. 5-11 Erat a. ibi circa montem grex porcorum
-13 Magno impetu grex præcipitatus est in mare
Luc. 2- 8 Custodientes vigilias noctis super gregem suum
8-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum
-33 Impetu abiit grex per præceps in stagnum
12-32 Nolite timere, pusillus grex
Act. 20-28 Attendite vobis et universo gregi
-29 Intrabunt... lupi rapaces in vos, non parcentes gregi
1 *Cor.* 9- 7 Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat?
1 *Petr.* 5- 2 Pascite qui in vobis est gregem Dei
- 3 Sed forma facti gregis ex animo

GROSSI *ficuum.*

Cant. 2-13 Ficus protulit grossos suos
Nahum. 3-12 Sicut ficus cum grossis suis
Apoc. 6-13 Sicut ficus emittit grossos suos

GROSSIOR, IUS.

3 *Reg.* 12-10 Minimus digitus meus grossior est dorso patris mei
2 *Par.* 10-10 Minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei
Ezech. 41-25 Grossiora erant ligna in vestibuli fronte

GROSSITUDO.

3 *Reg.* 7-26 Grossitudo autem luteris, trium unciarum erat
Jerem. 52-21 Porro grossitudo ejus quatuor digitorum

GRYPS.

Aldovrandus docet gryphem esse aquilæ genus maximum, qui maxime aduncum habet rostrum, et ungues; estque fortissimus et rapacissimus.

Levit. 11-13 Aquilam et grypnem, et haliæetum
Deut. 14-12 Aquilam scilicet, et gryphem, et haliæetum

GUBERNACULUM.

Prov. 1- 5 Intelligens, gubernacula possidebit
20-18 Gubernaculis tractanda sunt bella
Act. 27-40 Simul laxantes juncturas gubernaculorum
Jacob. 3- 4 Circumferuntur a modico gubernaculo

GUBERNATIONES.

1 *Cor.* 12-28 Gubernationes, genera linguarum

GUBERNATOR.

Prov. 11-14 Ubi non est gubernator, populus corruet
23-34 Quasi sopitus gubernator, amisso clavo
Ezech. 27- 8 Sapientes tui, Tyre, facti sunt gubernatores tui
-27 Gubernatores tui, qui tenebant supellectilem tuam
-28 A sonitu clamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur classes
-29 Universi gubernatores maris in terra stabunt
Jonæ. 1- 6 Et accessit ad eum gubernator, et dixit ei
Act. 27-11 Centurio autem gubernatori et nauclero magis credebat
Apoc. 18-17 Et omnis gubernator, et omnis qui in lacum navigat

GUBERNO.

Gen. 39- 4 A quo præpositus... gubernabat creditam sibi domum
4 *Reg.* 15- 5 Joathan vero filius regis gubernabat palatium
Tobiæ. 10-13 Monentes eam... gubernare domum
Esth. 13- 2 Sed clementia et lenitate gubernare subjectos
Job. 37-12 Quocumq. eas voluntas gubernantis duxerit
Prov. 14-29 Qui patiens est, multa gubernatur prudentia
16- 1 Et Domini gubernare linguam
Sap. 10- 4 Per contemptibile lignum justum gubernans
14- 3 Tua autem, Pater, providentia gubernat
- 6 Quæ manu tua erat gubernata
Eccli. 49- 4 Et gubernavit ad Dominum cor ipsius
Isai. 48-17 Gubernans te in via, qua ambulas

GUEL.

Anno mundi 2544. Filius Machi, princeps in tribu Gad. A Moyse e deserto Pharan missus est ad considerandam terram Chanaan, antequam Israelitæ eam possiderent.

Num. 13-16 De tribu Gad, Guël filium Machi

GUNI I. *Filius Nephthali.*

Gen. 46-24 Filii Nephthali: Jasiel, et Guni, et Jeser
Num. 26-48 Guni, a quo familia Gunitarum
1 *Par.* 7-13 Filii autem Nephthali: Jasiel, et Guni

GUNI II. *Pater Abdiel in tribu Gad.*

1 *Par.* 5-15 Fratres quoque filii Abdiel, filii Guni

GUNITÆ. *Familia Guni in tribu Nephthali.*

Num. 26-48 Guni, a quo familia Gunitarum

GURBAAL.

Quia multiplex est Arabia, eos Arabes pugnasse Oziam ait sacer textus, qui habitabant in Gurbaal. Gurbaal autem « et ipsa Gerara, inquit D. Hieron. in Quæst. in Paral., in qua peregrinatus est Abraham. » LXX in regiis Bibliis habent, « habitantes in Petra, » *Arabiam, quæ Petrea dicta est, intelligentes.*

2 *Par.* 26- 7 Contra Arabes qui habitabant in Gurbaal

GURGES.

Job. 36-27 Effundit imbres ad instar gurgitum
Isai. 48-18 Justitia tua sicut gurgites maris
Jerem. 46- 7 Veluti fluviorum, intumescunt gurgites ejus
Jonæ. 2- 4 Omnes gurgites tui, et fluctus tui super me transierunt
Habac. 3-10 Gurges aquarum transiit

GURGUSTIUM.

Job. 40-26 Et gurgustium piscium capite illius

GUSTO.

Judic. 19- 5 Gusta prius pauxillum panis, et conforta
1 *Reg.* 14-29 Eo quod gustaverim paululum de melle isto
-43 Gustans gustavi in summitate virgæ
2 *Reg.* 3-35 Si ante occasum solis gustavero panem
17-20 Transierunt festinanter, gustata paululum aqua
4 *Reg.* 4-40 Cumque gustassent de coctione
Job. 6- 6 Aut potest aliquis gustare, quod gustatum affert mortem?
Psal. 33- 9 Gustate, et videte quoniam suavis est Dom.
Prov. 31-18 Gustavit et vidit quia bona est negotiatio
Sap. 16- 3 Inopes facti, novam gustaverunt escam
Jonæ. 3- 7 Et pecora non gustent quidquam
Matth. 16-28 Sunt quidam de hic stantibus qui non gustabunt mortem
27-34 Et cum gustasset, noluit bibere
Marc. 8-39 Non gustabunt mortem, donec videant
Luc. 9-27 Stantes, qui non gustabunt mortem
14-24 Nemo virorum... gustabit cœnam meam
Joan. 2- 9 Ut autem gustavit architriclinus
8-52 Non gustabit mortem in æternum
Act. 10-10 Et cum esuriret, voluit gustare
20-11 Ascendens a. frangensq. panem et gustans
23-14 Devovimus nos nihil gustaturos
Colos. 2-21 Ne tetigeritis, neque gustaveritis
Hebr. 2- 9 Ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem
6- 4 Gustaverunt etiam donum cœleste
- 5 Gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum
1 *Petr.* 2- 3 Si tamen gustastis quoniam dulcis est Dom.

GUSTUS.

Exod. 16-31 Gustusque ejus quasi similæ cum melle
Job. 34- 3 Guttur escas gustu dijudicat
Jerem. 48-11 Idcirco permansit gustus ejus in eo
2 *Mac.* 13-18 Sed rex, accepto gustu audaciæ Judæorum

GUTTA.

Cant. 5- 2 Cincinni mei guttis noctium
Sap. 11-23 Tanquam gutta roris antelucani
Eccli. 1- 2 Arenam maris, et pluviæ guttas, et dies sæculi quis dinumeravit?
18- 8 Quasi gutta aquæ maris deputati sunt
Luc. 22-44 Sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram

GUTTA. *Species aromatica.*

Psal. 44- 9 Myrrha et gutta et casia a vestimentis
Eccli. 44-21 Galbanus et ungula et gutta

GUTTUR.

Levit. 1-16 Vesiculam vero gutturis et plumas projiciet
Job. 20-13 Et celabit in gutture suo
29-10 Lingua eorum gutturi suo adhærebat
31-30 Non e. dedi ad peccandum guttur meum
34- 3 Guttur escas gustu dijudicat
Psal. 5-11 Sepulcrum patens est guttur eorum
13- 3 Sepulcrum patens est guttur eorum
113- 7 Non clamabunt in gutture suo
149- 6 Exaltationes Dei in gutture eorum
Prov. 3- 3 Circumda eas gutturi tuo
5- 3 Et nitidius oleo guttur ejus
6-21 Et circumda gutturi tuo
8- 7 Veritatem meditabitur guttur meum
23- 2 Et statue cultrum in gutture tuo
24-13 Et favum dulcissimum gutturi tuo
Cant. 2- 3 Fructus ejus dulcis gutturi meo
5-16 Guttur illius suavissimum et totus desiderabilis
7- 9 Guttur tuum sicut vinum optimum
Jerem. 2-25 Prohibe... guttur tuum a siti
Osee. 8- 1 In gutture tuo sit tuba quasi aquila
Rom. 3-13 Sepulcrum patens est guttur eorum

GYMNASIUM.

1 *Mac.* 1-15 Ædificaverunt gymnasium in Jerosolymis
2 *Mac.* 4- 9 Si... concederetur gymnasium et ephebiam sibi constituere
-12 Ausus est sub ipsa arce gymnasium constituere

GYRO.

Gen. 30-32 Gyra omnes greges tuos, et separa
2 *Reg.* 5-23 Sed gyra post tergum eorum
Judith. 13-12 Et gyrantes vallem, venerunt ad portam civitatis
Eccle. 1- 6 Gyrat per Meridiem, et flectitur ad Aquilonem
Eccli. 29-25 Viros potentes gyrans migrare fecit
43-13 Gyravit cœlum in circuitu gloriæ suæ
1 *Mac.* 13-20 Gyraverunt per viam quæ ducit Ador

GYRUS.

Exod. 28-32 Et ora per gyrum ejus textilis
30- 3 Faciesq. ei coronam aureolam per gyrum
37- 2 Et fecit illi coronam auream per gyrum
-11 Fecit illi labium aureum per gyrum
-27 Fecitq. ei coronam aureolam per gyrum
38-20 Paxillos quoque tabernaculi et atrii per gyrum fecit æneos
-31 Paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum
39-21 Oramque per gyrum capitii textilem
-23 In extrema parte tunicæ per gyrum
40-31 Erexit et atrium per gyrum tabernaculi
Levit. 7- 2 Sanguis ejus per gyrum altaris fundetur
8-15 Tetigit cornua altaris per gyrum

Levit. 16-18 Fundat super cornua ejus per gyrum
Num. 1-50 Ac per gyrum tabernaculi metabuntur
-53 Porro Levitæ per gyrum tabernaculi figent tentoria
2- 2 Castrametabuntur... per gyrum tabernaculi fœderis
11-32 Siccaverunt eas per gyrum castrorum
16-34 At vero omnis Israël, qui stabat per gyrum, fugit
34- 5 Ibitq. per gyrum terminus ab Asemona
Josue. 10-31 Et exercitu per gyrum disposito oppugnabat eam
23- 1 Subjectis in gyro nationibus universis
Judic. 2-14 Vendiderunt hostibus, qui habitabant per gyrum
7-20 Cumq. per gyrum castrorum in tribus personarent locis
2 *Reg.* 5- 9 Ædificavit per gyrum a Mello
3 *Reg.* 6- 5 Ædificavit... templi tabulata per gyrum
1 *Par.* 9-27 Per gyrum quoque templi Domini morabantur
1 *Par.* 11- 8 In circuitu a Mello usque ad gyrum
2 *Par.* 4- 2 Funiculus triginta cubitorum ambiebat gyrum ejus
14- 7 Et dederit nobis pacem per gyrum
17-10 Regna terrarum quæ erant per gyrum Juda
Judith. 7- 6 Dum circuit per gyrum, reperit quod fons
-10 Constituit per gyrum centenarios
Job. 19-12 Et obsederunt in gyro tabernaculum meum
38-31 Aut gyrum Arcturi poteris dissipare ?
41- 5 Per gyrum dentium ejus formido
Prov. 8-27 Quando certa lege et gyro vallabat abyssos
Eccle. 9-14 Extruxitque munitiones per gyrum
Sap. 13- 2 Aut gyrum stellarum, aut nimiam aquam
Eccli. 24- 8 Gyrum cœli circuivi sola
45-10 Cinxit illum tintinnabulis aureis... in gyro
Isai. 40-22 Qui sedet super gyrum terræ
Jerem. 4-17 Quasi custodes agrorum facti sunt super eam in gyro
50-29 Consistite adversus eam per gyrum
52- 7 Chaldæis obsidentibus urbem in gyro
Thren. 2- 3 Quasi ignem flammæ devorantis in gyro
Thren. 3- 5 Ædificavit in gyro meo
Ezech. 1-28 Hic erat aspectus splendoris per gyrum
4- 2 Et pones arietes in gyro
16-57 Filiarum Palæstinarum quæ ambiunt te per gyrum
26- 8 Comportabit aggerem in gyro
27-11 Suspenderunt in muris tuis per gyrum
32-23 Facta est multitudo ejus per gyrum sepulcri
-24 Omnis multitudo ejus per gyrum sepulcri
37- 2 Circumduxit me per ea in gyro
40-16 Similiter a. erant... fenestræ per gyrum intrinsecus
-30 Et vestibulum per gyrum longitudine
41- 7 In cœnaculum templi deferebat per gyrum
-16 Stratumque ligno per gyrum in circuitu
42-17 In calamo mensuræ per gyrum
45- 2 In suburbana ejus per gyrum
46-23 Culinæ fabricatæ erant subter porticus per gyrum
1 *Mac.* 6-62 Mandavit destruere murum in gyro
13-10 Et munivit eam in gyro

H

HABA.

Filius tertius Somer in tribu Aser.

1 *Par.* 7-34 Porro filii Somer : Ahi, et Roaga, et Haba, et Aram

HABACUC.

Habacuc, id est, amplexator, *vel* luctator, *ut nos docet D. Hieronymus in Prologo,* quod nullus audaci voce ausus sit Deum ad disceptandum provocare. *Longe post Nahum prophetavit, si is ille est, ut sentit idem Doctor, cui suffragatur Epiphanius, qui ab Angelo raptus laboranti Danieli in lacu leonum subvenit. Hanc enim historiam sub Evilmerodacho Nabuchodonosoris Magni filio evenisse putamus, qui anno demum* 3472, *Romæ* 172, *ante æram Christi* 582, *et* 37 *captivitatis Judæorum, in regnum successit. Unde eum putat Hieronymus in Babylonia prophetasse. At Hebræi* in Seder-olam, *Theodoretus, Epiphanius, et alii multi, id volunt factum ante captivitatem duarum tribuum, cum jam proximum esset ut Chaldæos mitteret Deus in Jerusalem; nam ex versiculo sexto capitis* 1, *ubi ait :* Ecce ego suscitabo, *vel ut est in Hebræo,* suscito Chaldæos, *et ex versiculo decimo, de Nabuchodonosore loquente :* Ipse de regibus triumphabit, *concludendum videtur, Habacuc circa Joakim tempora propheticum munus obiisse; qui Joakim, a Nabuchodonosore captus et insepultus abjectus est anno mundi* 3436, *Romæ* 136, *ante æram Christi* 618, *juxta quam adoptavimus chronologiam. Quapropter Jeremiæ æqualem fuisse Habacuc necesse est, eumque jam seniorem officium præstitisse Danieli. Remansisse videtur ex Dan.* 14-32, *in Judæa post abductos Babylonem, aut profugos in Ægyptum contribules suos, et ibi agrum coluisse. Porro conqueritur primum Propheta de sceleratissima Judæorum vita. Deinde eversionem Jerosolymorum per Chaldæos eventuram prophetat, ac Chaldæorum ipsorum excidium. Judæorum liberationem per Cyrum subnectit, et totius humani generis per Christum. Ac tandem librum suum concludit insigni oratione* pro Ignorantiis, *id est, pro peccatis populi et suis.*

Dan. 14-32 Erat a. Habacuc propheta in Judæa
-33 Dixitque Angelus Domini ad Habacuc
-34 Et dixit Habacuc : Domine, Babylonem non vidi
-36 Et clamavit Habacuc, dicens : Daniel, serve Dei
-38 Porro Angelus Domini restituit Habacuc confestim in loco suo
Habac. 1- 1 Onus, quod vidit Habacuc propheta
Habac. 3- 1 Oratio Habacuc prophetæ pro ignorantiis

HABENÆ.

3 *Reg.* 22-38 Et habenas laverunt, juxta verbum Domini
Nahum. 2- 3 Igneæ habenæ currus in die præparationis

HABEO.

Gen. 1-12 Habens unumquodque sementem secundum speciem suam
-29 Universa ligna quæ habent in semetipsis sementem
-30 Ut habeant ad vescendum
11- 3 Habueruntque lateres pro saxis et bitumen
-30 Erat a. Saraï sterilis, nec habebat liberos
12- 8 Ab Occidente habens Bethel
-20 Deduxerunt eum... et omnia quæ habebat
14-10 Vallis autem Sylvestris habebat puteos
15- 4 Qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis hæredem
16- 1 Habens ancillam Ægyptiam nomine Agar
- 5 Quæ videns quod conceperit, despectui me habet
18-10 Et habebit filium Sara uxor tua
-14 Revertar ad te... et habebit Sara filium
19- 8 Habeo duas filias, quæ necdum cognoverunt virum
-12 Habes hic quempiam tuorum ?
-15 Tolle uxorem tuam et duas filias quas habes
20- 3 En morieris... habet enim virum
23- 9 Speluncam duplicem, quam habet in extrema parte agri sui
24- 2 Qui præerat omnibus quæ habebat
-15 Ecce Rebecca... habens hydriam in scapula sua
-29 Habebat a. Rebecca fratrem nomine Laban
26-14 Habuit quoque possessiones ovium
27-15 Vestibus Esaü... quas apud se habebat domi, induit eum
-38 Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater ?
28- 9 Duxit uxorem, absque iis quas prius habebat
29-16 Habebat vero duas filias, nomen majoris Lia
-33 Quoniam audivit me Dominus haberi contemptui
30- 3 At illa : Habeo, inquit, famulam Balam
Ingredere ad illam, ut.. habeam ex illa filios
-30 Modicum habuisti antequam venirem ad te
-34 Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis
-38 Ut cum... ante oculos haberent virgas
-43 Et habuit greges multos, ancillas et servos
31-14 Numquid habemus residui quidquam
32- 5 Habeo boves, et asinos, et oves, et servos
-13 Separavit de his quæ habebat munera Esaü
-17 Si obvium habueris fratrem meum Esaü
Gen. 33- 8 Quænam sunt istæ turmæ quas obviam habui ?
- 9 At ille ait : Habeo plurima, frater mi
-13 Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros
35- 4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant
-17 Noli timere, quia et hunc habebis filium
36- 6 Cuncta quæ habere poterat in terra Chanaan
-25 Habuitque filium Dison, et filiam Oolibama
-31 Antequam haberent regem filii Israël
37-24 Cisternam veterem, quæ non habebat aquam
38-23 Ait Judas : Habeat sibi, certe mendacii arguere me non potest
39- 8 Dominus meus..ignorat quid habeat in domo
40-16 Quod tria canistra farinæ haberem super caput meum
42-28 Reddita est mihi pecunia, en habetur in sacco
-34 Quæ vultis, emendi habeatis licentiam
43- 6 Ut indicaretis ei et alium habere vos fratrem
- 7 Interrogavit nos... si haberemus fratrem
-23 Nam pecuniam... probatam ego habeo
44-19 Habetis patrem, aut fratrem ?
-20 Et ipsum solum habet mater sua
45- 7 Et escas ad vivendum habere possitis
46- 1 Profectusque Israël cum omnibus quæ habebat
-32 Curamque habent alendorum gregum
Et omnia quæ habere potuerunt adduxerunt
47- 3 Ille interrogavit : Quid habetis operis ?
-16 Si pretium non habetis
-18 Nec clam te est, quod absque corporibus et terra nihil habeamus
-24 Ut fruges habere possitis
49-23 Invideruntque illi habentes jacula
50- 9 Habuit quoque in comitatu currus et equites
Exod. 1-19 Ipsæ enim obstetricandi habent scientiam
3-12 Hoc habebis signum, quod miserim te
9-19 Congrega... omnia quæ habes in agro
12-11 Et calceamenta habebitis in pedibus
-14 Habebitis a. hunc diem in monumentum
13-12 Quidquid habueris masculini sexus
16-18 Nec qui plus collegerat habuit amplius
17- 9 Habens virgam Dei in manu mea
20- 3 Non habebis deos alienos coram me
- 7 Nec enim habebit insontem Dominus eum
21- 3 Si habens uxorem, et uxor egredietur simul
- 8 Populo autem alieno vendendi non habebit potestatem
22- 3 Si non habuerit quod pro furto reddat
- 5 Quidquid optimum habuerit in agro suo
-16 Dotabit eam, et habebit eam uxorem
-27 Nec habet aliud in quo dormiat
24-14 Habetis Aaron et Hur vobiscum

Exod. 25-10 Cujus longitudo habeat duos et semis cubitos
-23 Habentem duos cubitos longitudinis
-39 Cum universis vasis suis habebit talentum auri purissimi
26- 2 Longitudo cortinæ unius habebit viginti octo cubitos
- 5 Quinquagenas ansulas cortina habebit in utraque parte
- 8 Longitudo sagi unius habebit triginta cubitos
-16 Quæ singulæ denos cubitos in longitudine habeant
-21 Quadraginta habentes bases argenteas
-32 Et habebunt capita aurea
27- 1 Quod habebit quinque cubitos in longitudine
-10 Capita cum cælaturis suis habebunt argentea
-16 Columnas habebit quatuor cum basibus totidem
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
-16 Mensuram palmi habebit tam in longitud.
-21 Habebuntque nomina filiorum Israel
29-29 Vestem autem sanctam... habebunt filii ejus post eum
-40 Quod habeat mensuram quartam partem hin
30- 2 Habens cubitum longitudinis et alterum lat.
-13 Siclus viginti obolos habet
-14 Qui habetur in numero, a viginti annis
32-24 Quibus ego dixi : Quis vestrum habet aurum ?
33- 7 Omnis populus qui habebat aliquam quæstionem
34- 1 Verba, quæ habuerunt tabulæ quas fregisti
36- 9 Quarum una habebat in longitudine
-30 Haberent bases argenteas sedecim
37- 1 Habentem duos semis cubitos in longitudine
-10 Quæ habebat in altitudine cubitum ac semissem
-25 Per quadrum singulos habens cubitos
38-18 Quod habebat viginti cubitos in longitudine
Levit. 5-13 Reliquam vero partem ipse habebit in munere
7- 8 Sacerdos... habebit pellem ejus
-24 Quod a bestia captum est, habebitis in varios usus
-33 Ipse habebit et armum dextrum in portione
10-10 Et ut habeatis scientiam discernendi
11- 3 Omne quod habet divisam ungulam
- 4 Et habet ungulam, sed non dividit eam
- 9 Omne quod habet pinnulas et squamas
-10 Quidquid a. pinnulas et squamas non habet
-21 Sed habet longiora retro crura
-26 Omne animal quod habet quidem ungulam
-42 Et multos habet pedes, sive per humum trahitur
13-24 Et sanata albam sive rufam habuerit cicatricem
-45 Habebit vestimenta dissuta, caput nudum
14-32 Qui habere non potest omnia in emundationem sui
15-17 Vestem et pellem, quam habuerit, lavabit aqua
19-17 Publice argue eum, ne habeas super illo peccatum
21-17 Homo de semine tuo... qui habuerit maculam
-20 Si lippus, si albuginem habens in oculo
-21 Omnis qui habuerit maculam
-23 Quia maculam habet, et contaminare non debet
22-13 Comedendi ex eis non habet potestatem
-20 Si maculam habuerit, non offeretis
-22 Si cicatricem habens, si papulas, aut scabiem
24- 5 Qui singuli habebunt duas decimas
25-26 Sin autem non habuerit proximum
-28 Habebit emptor quod emerat
-29 Habebit licentiam redimendi
-31 Sin a. in villa fuerit domus quæ muros non habet
-45 Hos habebitis famulos
27-15 Dabit quintam partem... et habebit domum
-24 Et habuerat in sorte possessionis suæ
-25 Siclus viginti obolos habet
Num. 3-25 Habebunt excubias in tabernaculo fœderis
-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas
-28 Octo millia sexcenti habebunt excubias sanctuarii
-38 Habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israël
-40 Et habebis summam eorum
-47 Siclus habet viginti obolos
7- 7 Juxta id quod habebant necessarium
-13 Phiala argentea habens septuaginta siclos
-19 Phialam argent. habentem septuag. siclos

Num. 7-20 Mortariolum aureum habens decem siclos
-25 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-31 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-37 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-43 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-49 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-55 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-61 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-79 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-85 Ita ut centum trig. siclos argenti haberet unum acetabulum, et septuag. siclos haberet una phiala
10-10 Si quando habebitis epulum et dies festos
13-29 Sed cultores fortissimos habet et urbes grandes
15- 4 Quod mensuram habebit quartam partem hin
- 9 Quod habeat medium mensuræ hin
16-40 Ut haberent postea filii Israël quibus commonerentur
18-16 Siclus viginti obolos habet
-20 Nec habebitis partem inter eos
19-10 Habebunt hoc filii Israël et advenæ
-15 Vas quod non habuerit operculum
20- 5 Insuper et aquam non habet ad bibendum
22- 7 Habentes divinationis pretium in manibus
-22 Et duos pueros habebat secum
-29 Utinam haberem gladium, ut te percuterem
24-16 Qui cadens apertos habet oculos
26-30 Galaad habuit filios : Jeser, a quo familia
-33 Salphaad qui filios non habebat
-59 Qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi
27- 3 Hic non habuit mares filios
Cur tollitur nomen... quia non habuit filium ?
- 9 Si filiam non habuerit, habebit successores fratres suos
-11 Sin autem nec patruos habuerit
28- 5 Habeat quartam partem hin
30- 7 Si maritum habuerit, et voverit aliquid
31- 9 Quidquid habere potuerant depopulati sunt
-49 Quos habuimus sub manu nostra
32- 1 Filii autem Ruben et Gad habebant pecora multa
- 4 Nos servi tui habemus jumenta plurima
-17 Parvuli nostri, et quidquid habere possumus
-19 Quia jam habemus nostram possessionem
34- 3 Habebit terminos contra Orientem
-12 Hanc habebitis terram per fines suos
Deut. 3- 5 Absque oppidis innumeris, quæ non habebant muros
-11 Lectus ej. ferreus... cubitos habens longit.
-19 Novi enim quod plura habeatis pecora
4- 7 Nec est alia natio tam grandis, quæ habeat deos
- 8 Gens sic inclyta ut habeat cæremonias
-20 Ut haberet populum hæreditarium
5- 7 Non habebis deos alienos in conspectu meo
-29 Quis det talem eos habere mentem
7-26 Velut inquinamentum ac sordes abominationi habebis
8-13 Habuerisq. armenta boum et ovium greges
10- 3 Ascendi in montem, habens eas in manibus
- 9 Quam ob rem non habuit Levi partem
11- 6 Substantia eorum, quam habebant in medio Israël
-31 Ut habeatis et possideatis illam
12-12 Neque enim habet aliam partem
-21 Occides de armentis et pecoribus quæ habueris
14- 9 Quæ habent pinnulas et squamas, comedite
-19 Omne quod reptat et pennulas habet
-27 Quia non habet aliam partem in possessione
-29 Venietque Levites qui aliam non habet partem
15- 3 Propinquum repetendi non habebis potestatem
-21 Sin a. habuerit maculam, vel claudum fuerit
16-17 Secundum quod habuerit juxta benedictionem Domini
17-14 Constituam super me regem, sicut habent omnes per circuitum nationes
-17 Non habebit uxores plurimas
-19 Et habebit secum, legetque illud omnibus diebus vitæ suæ
18- 1 Non habebunt sacerdotes et Levitæ
-22 Hoc habebis signum : Quod in nomine
19- 3 Ut habeat e vicino, qui propter homicidium profugus est
- 4 Nullum contra eum odium habuisse comprobatur
- 6 Odium prius habuisse monstratur
-11 Si quis autem odio habens proximum
-20 Ut audientes cæteri timorem habeant

Deut. 20- 1 Majorem quam tu habeas adversarii exerc.
21-11 Volucrisque habere uxorem
-15 Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam
-17 Dabitque ei de his quæ habuerit cuncta duplicia
22-13 Et postea odio habuerit eam
-19 Habebitque eam uxorem, et non poterit dimittere
-28 Puellam virginem, quæ non habet sponsum
-29 Habebit eam uxorem, quia humiliavit illam
23-12 Habebis locum extra castra
24- 1 Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam
-11 Et ille tibi proferet quod habuerit
-13 Habeas justitiam coram Domino Deo tuo
25-11 Si habuerint inter se jurgium viri duo
-13 Non habebis in sacculo diversa pondera
-15 Pondus habebis justum et verum
28-29 Nec habeas qui liberet te
-40 Olivas habebis in omnibus terminis tuis
-52 In quibus habebas fiduciam in omni terra
-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione
32-37 Ubi sunt dii eor. in quibus habeant fiduciam
Josue. 6-25 Omnia quæ habebat, fecit Josue vivere
9-13 Et quæ habemus in pedibus... trita sunt
15-18 Cui Caleb : Quid habes, inquit ?
17- 1 Habuitque possessionem Galaad et Basan
-17 Populus multus es... non habebis sortem unam
-18 Quem dicis ferreos habere currus
22-25 Idcirco partem non habetis in Domino
Judic. 1-14 Dixit ei Caleb : Quid habes ?
2- 3 Ut habeatis hostes, et dii eorum sint vobis
3- 2 Ut postea discerent... habere consuetudinem præliandi
-16 Habentem in medio capulum longitudinis
-19 Verbum secretum habeo ad te, o rex
-20 Verbum Dei habeo ad te
4- 2 Habuitque ducem exercitus sui nomine Sisaram
- 3 Nongentos enim habebat falcatos currus
-10 Habens Debboram in comitatu suo
8-24 Inaures e. aureas Ismaelitæ habere consueverant
-30 Habuitque septuaginta filios, qui egressi sunt de femore ejus : eo quod plures haberet uxores
-31 Concubina a. illius, quam habebat in Sichem
10- 4 Habens triginta filios sedentes super trig.
11- 2 Habuit autem Galaad uxorem, de qua suscepit filios
-34 Non enim habebat alios liberos
12- 9 Qui habuit triginta filios et totidem filias
-14 Qui habuit quadraginta filios et triginta
13- 2 Nomine Manuë, habens uxorem sterilem
- 6 Vir Dei venit ad me, habens vultum angelicum
14- 6 Nihil omnino habens in manu
15- 2 Sed habet sororem, quæ junior et pulchrior illa est
16- 5 Disce ab illo, in quo habet tantam fortitudinem
17- 2 Ecce ego habeo, et apud me sunt
-12 Habuit puerum sacerdotem apud se
-13 Benefaciet mihi Deus habenti Levitici generis sacerdotem
18- 5 Ut scire possent an... res haberet effectum
-19 Venique nobiscum ut habeamus te patrem ac sacerdotem
-24 Tulistis, et sacerd. et omnia quæ habeo
-28 Cum nullo hominum haberent quidquam
19- 3 Habens in comitatu puerum et duos asinos
-19 Habentes paleas, et fœnum in asinorum pabulum
-24 Habeo filiam virginem, et hic homo habet concubinam, educam eas ad vos
Ruth. 1-11 Num ultra habeo filios in utero meo
2- 3 Accidit a. ut ager ille haberet dominum Booz
3-18 Donec videamus quem res exitum habeat
4- 1 De quo prius sermo habitus est
-11 Et habeat celebre nomen in Bethlehem
-15 Et habeas qui consoletur animam tuam
Multo tibi melior est, quam si septem haberes filios
1 Reg. 1- 2 Et habuit duas uxores, nomen uni Anna
2- 5 Quæ multos habebat filios, infirmata est
-13 Et habebat fuscinulam tridentem in manu
6-11 Quæ habebat mures aureos
8- 5 Sicut et universæ habent nationes
9- 7 Et sportulam non habemus, ut demus homini Dei
10- 5 Obvium habebis gregem prophetarum
11- 1 Habeto nos fœderatos, et serviemus tibi
- 5 Ait : Quid habet populus quod plorat

1 Reg. 14-27 Extenditq. summitat. virgæ, quam habebat
16-23 Refocillabatur Saül, et levius habebat
17- 6 Et ocreas æreas habebat in cruribus
- 7 Ferrum hastæ ejus sexcentos siclos habebat
-12 Cui nomen erat Isai, qui habebat octo filios
-39 Non enim habebat consuetudinem
Non possum sic incedere, quia non usum habeo
-40 Tulit baculum suum, quem semper habebat in manibus
In peram pastoralem, quam habebat secum
-50 Cumque gladium non haberet in manu David
-57 Caput Philisthæi habentem in manu
18-25 Non habet rex sponsalia necesse
21- 3 Nunc ergo si quid habes ad manum
- 4 Non habeo laïcos panes ad manum
- 8 Si habes hic ad manum hastam
23- 6 Ephod secum habens descenderat
24-21 Et habiturus in manu tua regnum Israël
25- 6 Omnibus quæcumque habes, sit pax
28- 7 Quærite mihi mulierem habentem pythonem
Est mulier pythonem habens in Endor
-24 Mulier a. illa habebat vitulum pascualem
2 Reg. 4- 4 Habuitque vocabulum Miphiboseth
8- 7 Arma aurea quæ habebant servi Adarezer
9-12 Habebat autem Miphiboseth filium parvul.
12- 2 Dives habebat oves, et boves plurimos valde
- 3 Pauper autem nihil habebat omnino
-30 Habens gemmas pretiosissimas
13-15 Exosam eam habuit Amnon odio magno
14- 5 Ait ad eam rex : Quid causæ habes ?
-20 Sicut habet sapientiam Angelus Domini
-30 Scitis agrum Joab... habentem messem
15- 2 Qui habebat negotium ut veniret
- 4 Qui habent negotium, et juste judicem ?
-35 Habes autem tecum Sadoc et Abiathar
17-18 Qui habebat puteum in vestibulo suo
18-18 Non habeo filium, et hoc erit monimentum
19- 6 Et odio habes diligentes te
-28 Quid ergo habeo justæ querelæ ?
20-10 Non observavit gladium quem habebat Joab
-21 Non sic se habet res, sed homo de monte
21-20 Qui senos in manibus pedibusque habebat digitos
23-21 Interfecit virum..habentem in manu hastam
24-22 Habes boves in holocaustum et plaustrum
3 Reg. 1- 1 Rex David senuerat habebatque ætatis plurimos dies
2- 8 Habes quoque apud te Semeï filium Gera
-22 Habet Abiathar sacerdotem et Joab
4- 2 Et hi principes quos habebat
- 7 Habebat a. Salomon duodecim præfectos
-11 Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem
-13 Habebat Avothjaïr filii Manasse in Galaad
Sexag. civit... quæ habebant seras æreas
-15 Ipse habebat Basemath filiam Salomonis in conjugio
-21 Habens om. regna a flumine terræ Philisth.
-24 Habebat pacem ex omni parte
-26 Et habebat Salomon quadraginta millia
6- 2 Habebat sexaginta cubitos in longitudine
- 3 Habebat decem cubitos latitudinis
- 6 Quinque cubitos habebat latitudinis
Tertium tabulatum septem habens cubitos latitudinis
-18 Habens tornaturas et juncturas suas
-20 Porro oraculum habebat viginti cubitos
-24 Decem cubitos habentes, a summitate
-26 Altitudinem habebat unus cherub decem cubitorum
7- 3 Unus a. ordo habebat columnas quindecim
-31 Pariterque habebat unum cubitum
-32 Una rota habebat altitudinis cubitum et semis
-35 Habens cælaturas suas variasq. sculpturas
8-31 Et habuerit aliquod juramentum
-50 Coram eis, qui eos captivos habuerint
9-11 Juxta omne quod opus habuerat
-23 Qui habebant subjectum populum
10- 2 Universa quæ habebat in corde suo
- 5 Non habebat ultra spiritum
-19 Qui habebat sex gradus
11-11 Quia habuisti hoc apud te
14-28 Portabant ea qui præeundi habebant officium
15-19 Irritum facias fœdus quod habes cum Baasa
17-12 Quia non habeo panem, nisi quantum pugillus
20-25 Currus secundum currus quos ante habuisti
22-17 Quasi oves non habentes pastorem
Ait Dominus : Non habent isti dominum
-45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Israël
4 Reg. 1- 2 Cœnaculi sui quod habebat in Samaria
4 Reg. 1-17 Non enim habebat filium
3- 5 Prævaricatus est fœdus quod habebat cum rege Israël
4- 2 Dic mihi quid habes in domo tua ?
Non habeo ancilla tua quidquam in domo
- 6 Non habeo. Stetitque oleum
-13 Numquid habes negotium, et vis ut loquar regi
-14 Filium enim non habet, et vir ejus senex est
-16 Si vita comes fuerit, habebis in utero filium
5- 3 Profecto curasset eum a lepra, quam habet
8- 9 Ivit igitur Hazaël... habens secum munera
10- 2 Qui habetis filios domini vestri
11- 8 Vallabitis eum, habentes arma in manibus
-11 Steterunt singuli habentes arma in manu sua
13-23 Pactum suum quod habebat cum Abraham
18-22 In Domino Deo nostro habemus fiduciam
-23 Videte an habere valeatis ascensores
-24 An fiduciam habes in Ægypto
19- 3 Vires non habet parturiens
-10 Non te seducat Deus tuus, in quo habes fiduciam
20-13 Et omnia quæ habere poterat in thesauris
22- 7 Sed in potestate habeant et in fide
24-18 Viges. et prim. ann. ætatis habebat Sedecias
25-17 Decem et octo cubitos altitudinis habebat
Similem et columna secunda habebat ornatum
-29 Mutavit vestes ejus quas habuerat in carcere
1 Par. 2-24 Habuit quoque Hesron uxorem Abia
-28 Onam autem habuit filios Semeï et Iada
-34 Sesan autem non habuit filios, sed filias
3- 1 David vero hos habuit filios... in Hebron
- 9 Habueruntque sororem Thamar
4-27 Fratres a. ejus non habuerunt filios multos
-42 Habentes principes Phaltiam et Naariam
5- 7 Habuerunt principes, Jehiel, et Zachariam
7- 4 Multas enim habuerunt uxores et filios
-15 Habuit sororem nomine Maacha
-27 De quo ortus est Nun, qui habuit filium Josuë
8-40 Multos habentes filios ac nepotes
6-29 Qui credita habebant utensilia sanctuarii
-44 Porro Asel sex filios habuit
11-23 Habebat lanceam ut liciatorium texentium
12-17 Cum ego iniquitatem in manibus non habeam
13-14 Benedixit Dominus.. omnibus quæ habebat
18- 7 Quas habuerant servi Adarezer
20- 6 Fuit homo longissimus, senos habens digitos
22-15 Habes quoque plurimos artifices
23-11 Porro Jaüs et Baria non habuerunt plurimos filios
-22 Et non habuit filios, sed filias
24- 6 Alteram domum, quæ sub se habebat cæteros
-28 Eleazar, qui non habebat liberos
26-10 Non enim habuerat primogenitum
27- 4 Secundi mensis habebat turmam Dudia
29-25 Qualem nullus habuit ante eum rex Israël
2 Par. 2- 7 Quos mecum habeo in Judæa
-16 Quot necessaria habueris
3-11 Ita ut una ala haberet cubitos quinque
Et altera quinque cubitos habens
-12 Quinque habebat cubitos, et tangebat parietem
-15 Triginta et quinque cubitos habebant altitudinis
4- 2 Quinque cubitos habebat altitudinis
- 4 Habentes mare superpositum
- 5 Porro vastitas ejus habebat mensuram palmi
6- 8 Bene quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem
-13 Habentem quinque cubitos longitudinis
-30 Quas nosti eum habere in corde suo
8- 5 Civitates muratas, habentes portas et vectes
-16 Omnes impensas præparatas habuit Salom.
9-25 Habuit quoque Salomon quadraginta millia
13- 3 Et haberet bellicosissimos viros
- 8 Habetisque grandem populi multitudinem
14- 8 Habuit autem Asa in exercitu suo
-11 In tuo nomine habentes fiduciam
16- 3 Pater q.m. et pater tuus habuere concordiam
Ut rupto fœdere, quod habes cum Baasa
- 7 Quia habuisti fiduciam in rege Syriæ
17- 9 Habentes librum legis Domini
18-16 Non habent isti dominos
19-11 Habetisque magistros Levitas coram vobis
20-12 Hoc solum habemus residui
-37 Quia habuisti fœdus cum Ochozia
21- 2 Qui habuit fratres filios Josaphat
23- 7 Habentes singuli arma sua
25- 9 Habet Dominus unde tibi dare possit
26-10 Eo quod haberet multa pecora
Vineas quoq. habuit et vinitores in montibus
2 Par. 28-19 Et contemptui habuisset Dominum
30- 9 Fratres vestri et filii habebunt misericordiam
-22 Qui habebant intelligentiam bonam
32-10 In quo habentes fiduciam sedetis obsessi
-29 Habebat quippe greges ovium et armentorum
33- 6 Habebat secum magos et incantatores
1 Esdr. 4-16 Possessionem trans fluvium non habebis
7-24 Annonas, non habeatis potestatem imponendi
8-27 Qui habebant solidos millenos
9-12 Hæredes habeatis filios vestros usque in sæculum
2 Esdr. 5- 5 Nec habemus unde possint redimi
6- 5 Epistolam habebat in manu sua scriptam hoc modo
-13 Et haberent malum,quod exprobrarent mihi
-18 Multi enim erant in Judæa habentes juramentum ejus
Tobiæ. 1- 1 In sinistro habens civitatem Sephet
- 3 Ita ut omnia quæ habere poterat
-14 Habens libertatem quæcumque facere voluisset
-16 Habuisset decem talenta argenti
-18 Filios Israël exosos haberet in conspectu suo
3-21 Hoc autem pro certo habet omnis
4- 3 Honorem habebis matri tuæ omnibus diebus
- 6 In mente habeto Deum
-21 Chirographum ejus apud me habeo
-23 Sed multa bona habebimus, si timuerimus Deum
5- 3 Chirographum quidem illius penes me habeo
- 6 Unde te habemus, bone juvenis ?
6- 7 Dicas mihi quod remedium habebunt ista
-11 Hic habet filiam nomine Saram
Neque fœminam ullam habet aliam
-17 Habet potestatem dæmonium super eos
7-12 Propterea alius non potuit habere illam
10- 5 Omnia simul in te uno habentes
12- 3 Uxorem ipse me habere fecit
- 5 Partem omnium... acceptam habere
13-14 Terram tuam in sanctificationem habebunt
Judith. 2- 2 Habuit cum eis mysterium consilii sui
8- 6 Habens super lumbos suos cilicium
10-18 Qui tam decoras mulieres habent
11-15 Habebis omnem populum Israël sicut oves
Esth. 2-14 Nec habebat potestatem ad regem ultra redeundi
-17 Habuitque gratiam et misericordiam
3- 1 Super omnes principes quos habebat
5-13 Et,cum hæc omnia habeam, nihil me habere puto
-14 Jube parari excelsam trabem habentem altitudinis quinquaginta cubitos
6-13 Resp. sapientes quos habebat in consilio
7- 9 Habens altitudinis quinquaginta cubitos
9-30 Ut haberent pacem, et susciperent veritatem
11-12 Et fixum habebat in animo scire cupiens
12- 3 De utroque habita quæstione, confessos jussit
14-14 Nullum aliud auxilium habentem, nisi te, Domine, qui habes omnium scientiam
-19 Qui nullam aliam spem habent
15-12 Quid habes, Esther ? Ego sum frater tuus
16-22 Hanc habetote diem, et celebrate eam
Job. 1-12 Ecce, universa quæ habet, in manu tua sunt
2- 4 Et cuncta quæ habet homo, dabit
4-11 Tigris periit eo quod non haberet prædam
-19 Qui terrenum habent fundamentum
5-24 Et scies quod pacem habeat tabernaculum
6- 5 Numq.rugiet onager,cum habuerit herbam?
7- 3 Sic et ego habui menses vacuos
9- 4 Quis resistit ei, et pacem habuit ?
-15 Qui etiam si habuero quidpiam justum
11-18 Et habebis fiduciam, proposita tibi spe
12-13 Ipse habet consilium et intelligentiam
13-23 Quantas habeo iniquitates et peccata
14- 7 Lignum habet spem : si præcisum fuerit
15-12 Magna cogitans, attonitos habes oculos ?
16- 3 Numquid habebunt finem verba ventosa ?
-18 Cum haberem mundas ad Deum preces
19-11 Sic me habuit quasi hostem suum
-15 Sicut alienum habuerunt me
20-20 Cum habuerit quæ concupierat
22-21 Acquiesce igitur ei, et habeto pacem
Et per hæc habebis fructus optimos
24- 8 Et non habentes velamen, amplexantur lapides
26- 3 Forsitan illi, qui non habet sapientiam
27-11 Docebo vos...quæ Omnipotens habeat
28- 1 Habet argentum venarum suar. principia
31- 2 Quam enim partem haberet in me Deus
-19 Eo quod non habuerit indumentum
33-32 Si autem habes quod loquaris, responde

Job. 33-33 Quod si non habes, audi me
34-16 Si habes ergo intellectum
36- 2 Adhuc enim habeo quod pro Deo loquar
-16 Non habente fundamentum subter se
38- 4 Indica mihi si habes intelligentiam
-41 Eo quod non habeant cibos
39-11 Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine ejus?
40- 4 Et si habes brachium sicut Deus
-18 Habet fiduciam quod influat Jordanis
Psal. 37-15 Non habens in ore suo redargutiones
76- 6 Annos æternos in mente habui
77-37 Nec fideles habiti sunt in testamento ejus
89- 5 Quæ pro nihilo habentur, eorum anni erunt
104-42 Quod habuit ad Abraham puerum suum
105-24 Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem
113- 5 Os habent, et non loquentur
Oculos habent, et non videbunt
- 6 Aures habent, et non audient
Nares habent, et non odorabunt
- 7 Manus habent, et non palpabunt
Pedes habent, et non ambulabunt
118-113 Iniquos odio habui : et legem tuam dilexi
-128 Omnem viam iniquam odio habui
-163 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum
134-16 Os habent, et non loquentur
Oculos habent, et non videbunt
-17 Aures habent, et non audient
146-10 Non in fortitudine equi voluntatem habebit
Prov. 1-29 Eo quod exosam habuerint disciplinam
3- 5 Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo
-29 Cum ille in te habeat fiduciam
4-12 Currens non habebis offendiculum
5-17 Habeto eas solus, nec sint alieni participes
-23 Ipse morietur, quia non habuit disciplinam
6- 7 Quæ cum non habeat ducem
-15 Nec habebit ultra medicinam
11-16 Et robusti habebunt divitias
13- 7 Est quasi dives, cum nihil habeat
17-16 Quid prodest stulto habere divitias?
19- 4 A paupere a. et hi, quos habuit, separantur
- 8 Qui tantum verba sectatur, nihil habebit
22-11 Habebit amicum regem
-27 Si enim non habes unde restituas
23- 2 Si tamen habes in potestate animam tuam
- 5 Ad opes quas non potes habere
-18 Quia habebis spem in novissimo
24-14 Habebis in novissimis spem
-20 Quoniam non habet futurorum spem mali
26- 7 Quomodo pulchras frustra habet claudus tibias
-12 Magis illo spem habebit insipiens
27- 4 Ira non habet misericordiam
-24 Non enim habebis jugiter potestatem
29-12 Omnes ministros habet impios
30-14 Generatio, quæ pro dentibus gladios habet
-27 Regem locusta non habet
Eccle. 1- 3 Quid habet amplius homo de univ. labore
2- 7 Habui armenta q., et magnos ovium greges
-18 Habiturus hæredem post me
3- 1 Omnia tempus habent
- 9 Quid habet amplius homo de labore suo?
-19 Nihil habet homo jumento amplius
4- 8 Unus est, et secundum non habet
- 9 Habent enim emolumentum societatis suæ
-10 Cum ceciderit, non habet sublevantem se
6- 3 Et plures dies ætatis habuerit
- 8 Quid habet amplius sapiens a stulto?
-11 Multamq. in disputando habentia vanitatem
7-13 Hoc autem plus habet eruditio et sapientia
8- 8 Nec habet potestatem in die mortis
-14 Quasi justorum facta habeant
9- 4 Qui hujus rei habeat fiduciam
- 5 Nec habent ultra mercedem
- 6 Nec habent partem in hoc sæculo
10- 4 Si spiritus potestatem habentis ascenderit
-11 Nihil eo minus habet qui occulte detrahit
-20 Et qui habet pennas, annuntiabit sententiam
Cant. 8- 8 Soror nostra parva, et ubera non habet
-11 Vinea fuit pacifico in ea, quæ habet populos
Sap. 1- 2 Apparet a. eis, qui fidem habent in illum
- 7 Hoc, quod continet omnia, scientiam habet vocis
2- 4 Nemo memoriam habebit operum nostror.
-13 Promittit se scientiam Dei habere
-16 Gloriatur patrem se habere Deum
3-10 Impii autem... correptionem habebunt
-13 Habebit fructum in respectione animarum
-18 Si celerius defuncti fuerint, non habebunt spem
5- 3 Hi sunt quos habuimus aliquando in derisum
6-12 Diligite illos, et habebitis disciplinam
-25 Neque cum invidia tabescente iter habebo
7- 5 Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitatis initium
Sap. 7-10 Proposui pro luce habere illam
-23 Securus, omnem habens virtutem
8- 3 Contubernium habens Dei
- 7 Labores hujus magnas habent virtutes
-10 Habebo propter hanc claritatem
-13 Præterea habebo per hanc, immortalitatem
-16 Non e. habet amaritudinem conversatio illius
10- 7 Incerto tempore fructus habentes arbores
13- 7 Et persuasum habent, quoniam bona sunt
14-23 Aut insaniæ plenas vigilias habentes
15- 6 Digni sunt qui spem habeant in talibus
- 8 Repetitus animæ debitum quam habebat
16- 6 Signum habentes salutis ad commemorationem
-13 Qui vitæ et mortis habes potestatem
-20 Omne delectamentum in se habentem
-21 Dulcedinem tuam quam in filios habes, ostendebat mandati
17- 2 Dum enim persuasum habent iniqui
18- 3 Columnam ducem habuerunt ignotæ viæ
-12 Mortuos habebant innumerabiles
-14 Et nox in suo cursu medium iter haberet
-24 In veste e. poderis quam habebat
19- 3 Adhuc e. inter manus habentes luctum
Prolog.Eccli. Veniam habere in illis, in quibus videmur
Non parvam habent differentiam
Eccli. 2- 4 In humilitate tua patientiam habe
-21 Et patientiam habebunt usque ad inspectionem
3-27 Cor durum habebit male in novissimo
-28 Cor ingrediens duas vias, non habebit successus
-32 In operibus justitiæ successus habebit
6- 4 Anima e. nequam disperdet qui se habet
-12 Unanimem habebis amicitiam bonam
-17 Qui timet Deum æque habebit amicitiam bonam
-37 Cogitatum tuum habe in præceptis Dei
8-15 Quod si fœneraveris, quasi perditum habe
-20 Cum fatuis consilium non habeas
9-18 Longe abesto ab homine potestatem habente occidendi
10-10 Hic e. et animam suam venalem habet
11- 3 Initium dulcoris habet fructus illius
-17 Successus habebit in æternum
12- 3 Altissimus odio habet peccatores
- 7 Quoniam et Altissimus odio habet peccatores
13- 5 Si non habueris, derelinquet te
- 6 Si habes, convivet tecum
14- 2 Felix, qui non habuit animi sui tristitiam
-11 Fili, si habes, benefac tecum
15- 8 Successum habebunt usque ad inspectionem Dei
18-13 Qui misericordiam habet, docet
19- 4 Qui delinquit in animam s. insuper habebitur
20- 6 Est tacens non habens sensum loquelæ
-19 Neque enim quod habendum erat, directo sensu distribuit: similiter et quod non erat habendum
22-15 Serva te ab illo, ut non molestiam habeas
24- 4 In multitudine electorum habebit laudem
-10 In omni gente primatum habui
-31 Qui elucidant me, vitam æternam habebunt
25-15 Beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei
-30 Mulier, si primatum habeat, contraria est viro
28- 4 Similem sibi non habet misericordiam
-11 In medio pacem habentium immittet inimicitiam
-15 Multos enim turbabit pacem habentes
-20 Qui respicit illam, non habebit requiem
Nec habebit amicum, in quo requiescat
29-33 Quæ in manu habes, ciba cæteros
-35 Gravia hæc homini habenti sensum
31-19 Ne, cum manducas multum, odio habearis
32- 2 Curam illorum habe, et sic conside
-11 Habeat caput responsum tuum
35-22 Fortissimus non habebit in illis patientiam
36-28 Quis credit ei qui non habet nidum
39-18 Quasi Libanus odorem suavitatis habete
41- 1 Homini pacem habenti in substantiis
-15 Curam habe de bono nomine
44- 6 Pulchritudinis studium habentes
- 7 In diebus suis habentur in laudibus
45-19 Fungi sacerdotio, et habere laudem
47-21 Potestatem habuisti in corpore tuo
-26 Et finem habuit Salomon cum patribus suis
Isai. 2- 6 Augures habuerunt ut Philisthiim
5-13 Quia non habuit scientiam
6- 5 In medio populi polluta labia habentis ego habito
14-20 Non habebis consortium, neque cum eis in sepultura
Isai. 30- 2 Habentes fiduciam in umbra Ægypti
31- 1 Habentes fiduciam super quadrigis
34-15 Ibi habuit foveam ericius
36- 5 Super quem habes fiduciam
41-15 Triturans novum, habens rostra serrantia
-21 Afferte, si quid forte habetis, dixit rex Jacob
42-20 Qui apertas habes aures, nonne audies?
43- 8 Educ foras populum cæcum, et oculos habentem
-26 Narra si quid habes, ut justificeris
47-10 Et fiduciam habuisti in malitia tua
54- 1 Filii desertæ magis quam ejus quæ habet virum
55- 1 Qui non habetis argentum, properate
57-13 Qui autem fiduciam habet mei, hæreditabit
60-15 Eo quod fuisti derelicta et odio habita
61- 8 Et odio habens rapinam in holocausto
Jerem. 2-37 Nihil habebis prosperum in ea
5-17 In quibus tu habes fiduciam
-21 Audi, popule stulte, qui non habes cor
Qui habentes oculos, non videtis
7-14 Faciam domui... in qua vos habetis fiduciam
9- 4 In omni fratre suo non habeat fiduciam
-25 Qui circumcisum habet præputium
-26 Quia omnes gentes habent præputium
22-30 Et potestatem habeat ultra in Judam
23-28 Propheta qui habet somnium, narret somnium: et qui habet sermonem meum
24- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis
30-17 Hæc est quæ non habebat requirentem
32- 5 Nihil prosperum habebitis
35- 7 Vineas non plantabitis, nec habebitis
- 9 Et agrum, et sementem non habuimus
39-10 Qui nihil penitus habebant, dimisit
-18 Quia in me habuisti fiduciam, ait Dominus
41- 5 Munera et thus habebant in manu
- 8 Quia habemus thesauros in agro
48- 7 Quod habuisti fiduciam in munitionibus
-13 In qua habebat fiduciam
Thren. 1- 7 Quæ habuerat a diebus antiquis
- 9 Deposita est vehementer, non habens consolatorem
Baruc. 3-25 Magnus est, et non habet finem
-28 Quoniam non habuerunt sapientiam
6- 9 Coronas certe aureas habent super capita
-13 Sceptrum autem habet ut homo
-14 Habet etiam in manu gladium
-23 Aurum etiam quod habent, ad speciem est
-30 Habentes tunicas scissas, et capita
-41 Quasi possint sentire qui non habent motum
Sensum enim non habent ipsi dii illorum
-43 Quod ea non sit digna habita sicut ipsa
-72 Homo justus, qui non habet simulacra
Ezech. 1- 8 Facies et pennas per quatuor partes habebant
-15 Habens quatuor facies
8-11 Unusquisque habebat thuribulum in manu
-16 Viri dorsa habentes contra templum
9- 1 Unusq. vas interfectionis habet in manu s.
- 3 Atramentarium scriptoris habebat in lumbis
-11 Qui habebat atramentarium in dorso suo
10-14 Quatuor autem facies habebat unum
12- 2 Qui oculos habent ad videndum, et non vident
16-15 Habens fiduciam in pulchritudine tua
17-16 Solvit pactum, quod habebat cum eo
22-26 Inter sanctum et profanum non habuerunt distantiam
23- 4 Habui eas, et pepererunt filios et filias
- 8 Insuper et fornicationes suas, quas habuerat in Ægypto, non reliquit
24-23 Coronas habebitis in capitibus vestris
27- 9 Prudentes ejus habuerunt nautas
-24 Cedros quoque habebant in negotiationibus
35-11 Quem fecisti odio habens eos
36-11 Donabo majoribus quam habuistis ab initio
37- 8 Et spiritum non habebant
41-18 Duasque facies habebat cherub
42- 6 Et non habebant columnas
43-13 Qui habebat cubitum, et palmum
44-25 Quæ alterum virum non habuerit
45-12 Siclus autem viginti obolos habet
47- 3 Qui habebat funiculum in manu sua
-13 Quia Joseph duplicem funiculum habet
Dan. 3-94 Quoniam nihil potestatis habuisset ignis
4- 5 Qui habet spiritum deorum sanctorum
- 6 Scio quod spiritum sanct. deorum habeas
5- 7 Torquem auream habebit in collo
-11 Spiritum deorum sanctorum habet in se
-14 Quoniam spiritum deorum habeas
-16 Torquem auream circa collum tuum habebis
-21 Quod potestatem haberet Altissimus

Dan. 5-23 Porro Deum, qui habet flatum tuum in manu sua
-27 Thecel... et inventus es minus habens
-29 Prædicatum est de eo quod haberet potestatem
7- 4 Prima quasi leæna, et alas habebat aquilæ
- 6 Alas habebat quasi avis
- 7 Dentes ferreos habebat magnos
Et habebat cornua decem
-20 De cornibus decem quæ habebat in capite
De cornu illo quod habebat oculos
8- 3 Habens cornua excelsa, et unum excelsius
- 5 Porro hircus habebat cornu insigne
-19 Quoniam habet tempus finem suum
-20 Aries, quem vidisti habere cornua
10- 8 Emarcui, nec habui quidquam virium
13- 6 Ad eos omnes, qui habebant judicia
-35 Erat e. cor ejus fiduciam habens in Domino
-59 Gladium habens, ut secet te medium
14- 4 Habet potestatem omnis carnis
-33 Fer prandium, quod habes, in Babylonem
Osee. 4- 6 Eo quod non habuerit scientiam
7-11 Quasi columba seducta non habens cor
9-15 Quia ibi exosos habui eos
Amos. 3- 4 Numquid rugiet leo in saltu, nisi habuerit prædam?
5-10 Odio habuerunt corripientem in porta
6- 5 Sicut David, putaverunt se habere vasa cantici
Mich. 2-10 Ite, quia non habetis hic requiem
-11 Utinam non essem vir habens spiritum
3- 2 Qui odio habetis bonum, et diligitis malum
Nahum. 1- 2 Ulciscens Dominus, et habens furorem
3- 4 Et habentis maleficia, quæ vendidit gentes
Habac. 1-14 Quasi reptile non habens principem
Soph. 3-18 Ut non ultra habeas super eis opprobrium
Zach. 5- 9 Et habebant alas quasi alas milvi
Malac. 1- 3 (*Dilexi Jacob,*) Esau autem odio habui?
-14 Qui habet in grege suo masculum
2-11 Quam dilexit, et habuit filiam dei alieni
-16 Cum odio habueris, dimitte
1 *Mac.* 2- 2 Habebat filios quinque, Joannem
-27 Omnis, qui zelum habet legis
-28 Reliquerunt quæcumque habebant in civitate
-39 Et luctum habuerunt super eos valde
3-30 Et timuit ne non haberet ut semel et bis
4- 6 Qui tegumenta et gladios non habebant
-42 Voluntatem habentes in lege Dei
-61 Ut haberet populus munitionem
8- 6 Habens centum viginti elephantos
-12 Qui in ipsis requiem habebant
9- 7 Quia non habebat tempus congregandi eos
-36 Comprehenderunt Joannem et omnia quæ habebat, et abierunt habentes ea
10-35 Nemo habebit potestatem agere aliquid
-43 Universa quæ sunt eis in regno meo, libera habeant
-78 Eo quod haberet multitudinem equitum
-87 Habentibus spolia multa
11- 9 Dabo tibi filiam m., quam habet Alexander
-27 Quæcumq. alia habuit prius pretiosa
-33 Propter benignitatem ipsorum quam erga nos habent
-51 Regressi sunt in Jer. habentes spolia multa
-58 Et habere fibulam auream
12- 9 Habentes solatio sanctos libros
-15 Habuimus enim de cœlo auxilium
-54 Non habent principem et adjuvantem
13-15 Propter negotia, quæ habuit, detinuimus eum
14-24 Habentem clypeum aureum magnum
-49 Ut habeat Simon, et filii ejus
15-15 Habentes epistolas regibus et regionibus scriptas
-34 Nos vero tempus habentes, vindicamus
16-11 Habebat argentum, et aurum multum
2 *Mac.* 1-24 Nehemiæ erat oratio hunc habens modum
2- 9 Et ut sapientiam habens, obtulit sacrificium
3- 1 Animos odio habentes mala
-13 Pro his quæ habebat in mandatis a rege
-25 Quidam equus terribilem habens sessorem
Videbatur arma habere aurea
-38 Si quem habes hostem, aut regni tui insid.
-39 Nam ipse, qui habet in cœlis habitationem
-40 De Heliodoro, et ærarii custodia, ita res se habet
4-15 Patrios quidem honores nihil habentes
-16 Quos hostes et peremptores habuerant
-25 Nihil quidem habens dignum sacerdotio
5- 2 Auratas stolas habentes, et hastis.. armatos
- 9 Pro cognatione ibi refugium habiturus
6-30 Domine, qui habes sanctam scientiam
7-16 Potestatem inter homines habens
-20 Propter spem, quam in Deum habebat

2 *Mac.* 7-24 Translatum a patriis legibus amicum habiturum
8-17 Ante oculos habentes contumeliam
Itemq. et ludibrio habitæ civitatis injuriam
-28 Residua ipsi cum suis habuere
-36 Prædicabat nunc protect. Deum habere Judæos
9-15 Quos nec sepultura quidem se dignos habiturum
-21 Pro communi utilitate curam habere
-22 Sed spem multam habens effugiendi
10- 9 Vitæ excessus ita se habuit
-18 Omnem apparatum ad repugn. habentes
-28 Sponsorem cum virtute Dominum habentes
Illi autem ducem belli animum habebant
-30 Ex quibus duo Machabæum medium habentes
11- 3 Templum.. in pecun. quæstum.. habiturum
-10 De cœlo habentes adjutorem et miserantem
-34 Miserunt...Romani epistol. ita se habentem
12- 4 Pacisque causa nihil suspectum habentibus
-20 Habentem secum centum viginti millia
-24 Quod multorum ex Judæis parentes haberet
-30 Quod benigne ab eis haberentur
-45 Optimam haberent repositam gratiam
13- 2 Secum habentem peditum centum decem millia
- 5 Aggestum undique habens cineris
-22 Iterum rex sermonem habuit ad eos
14-11 Hostiliter se habentes adversus Judam
-18 Quam pro patriæ certaminibus habebant
-24 Habebat autem Judam semper charum
-39 Odium quod habebat in Judæos
15- 8 Sed in mente haberent adjutoria sibi facta
-19 Non minima sollicitudo habebat pro his
-37 Habere a. celebritatem tertia decima die
Matth. 1-18 Inventa est in utero habens de Spiritu sancto
-23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium
3- 4 Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis
- 9 Ne velitis dicere intra vos: Patrem habemus Abraham
4-24 Obtulerunt ei omnes male habentes
Et qui dæmonia habebant et lunaticos
5-23 Quia frater tuus habet aliquid adversum te
-43 Et odio habebis inimicum tuum
-46 Si e. diligitis... quam mercedem habebitis?
6- 1 Alioquin mercedem non habebitis apud Patrem
-24 Aut enim unum odio habebit
7-29 Docens eos sicut potestatem habens
8- 9 Homo sum... habens sub me milites
-16 Obtulerunt ei multos dæmonia habentes
Et omnes male habentes curavit
-20 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
Filius a. hominis non habet ubi caput reclinet
-28 Occurrerunt ei duo habentes dæmonia
-33 De eis, qui dæmonia habuerant
9- 6 Quia Filius hominis habet potestatem
-12 Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus
-32 Obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem
-36 Sicut oves non habentes pastorem
11-15 Qui habet aures audiendi, audiat
-18 Et dicunt: Dæmonium habet
12-10 Ecce homo manum habens aridam
-11 Quis erit ex vobis homo qui habeat ovem
-22 Tunc oblatus est ei dæmonium habens
13- 5 Ubi non habebant terram multam
Qua non habebant altitudinem terræ
- 6 Quia non habebant radicem, aruerunt
- 9 Qui habet aures audiendi, audiat
-12 Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit: qui autem non habet, et quod habet auferetur ab eo
-21 Non habet autem in se radicem
-27 Unde ergo habet zizania?
-43 Qui habet aures audiendi, audiat
-44 Vendit universa quæ habet, et emit agrum
-46 Abiit, et vendidit omnia quæ habuit
14- 4 Dicebat enim illi Joannes: Non licet tibi habere eam
- 5 Quia sicut prophetam eum habebant
-16 Dixit eis: Non habent necesse ire
-17 Non habemus hic nisi quinque panes
-27 Habete fiduciam: ego sum, nolite timere
-35 Obtulerunt ei omnes male habentes
15-30 Habentes secum mutos, cæcos, claudos
-32 Et non habent quod manducent
-34 Ait illis Jesus: Quot habetis panes?
16- 8 Quid cogitatis... quia panes non habetis?
17-19 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis

Matth. 18- 8 Vel duos pedes habentem mitti in ignem
- 9 Quam duos oculos habentem mitti
-25 Cum a. non haberet unde redderet
Et omnia quæ habebat, et reddi
-26 Patientiam habe in me, et omnia reddam
19-16 Quid boni faciam ut habeam vitam æternam?
-21 Vade, vende quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cœlo
-22 Erat enim habens multas possessiones
21- 3 Dicite quia Dominus his opus habet
-21 Si habueritis fidem, et non hæsitaveritis
-26 Omnes enim habebant Joannem sicut prophetam
-28 Homo quidam habebat duos filios
-32 Nec pœnitentiam habuistis postea
-38 Occidamus eum, et habebimus hæreditatem
-46 Quoniam sicut prophetam eum habebant
22-12 Quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem?
-24 Si quis mortuus fuerit non habens filium
-25 Et non habens semen, reliquit uxorem
-28 Omnes enim habuerunt eam
24-10 Invicem tradent, et odio habebunt invicem
25-25 Ecce habes quod tuum est
-28 Date ei, qui habet decem talenta
-29 Omni enim habenti dabitur, et abundabit: ei autem qui non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo
26- 7 Accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti
-11 Nam semper pauperes habetis vobiscum: me autem non semper habetis
27-16 Habebat autem tunc vinctum insignem
-65 Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis
Marc. 1-22 Docens eos quasi potestatem habens
-32 Afferebant ad eum omnes male habentes et dæmonia habentes
2-10 Quia Filius hominis habet potestatem
-17 Non necesse habent sani medico, sed qui male habent
-19 Quanto tempore habent secum sponsum
-25 Quando necessitatem habuit, et esuriit ipse
3- 1 Erat ibi homo habens manum aridam
- 3 Ait homini habenti manum aridam
-10 Ut illum tangerent, quotquot habebant plagas
-22 Quoniam Beelzebub habet
-26 Non poterit stare, sed finem habet
-29 Non habebit remissionem in æternum
-30 Quoniam dicebant: Spiritum immundum habet
4- 5 Ubi non habuit terram multam
Quoniam non habebat altitudinem terræ
- 6 Eo quod non habebat radicem, exaruit
- 9 Qui habet aures audiendi, audiat
-17 Et non habent radicem in se
-23 Si quis habet aures audiendi, audiat
-25 Qui enim habet, dabitur illi, et qui non habet, etiam quod habet, auferetur ab eo
-40 Nec dum habetis fidem?
5- 3 Qui domicilium habebat in monumentis
-16 Qui dæmonium habuerat
-26 Sed magis deterius habebat
6-18 Non licet tibi habere uxorem fratris tui
-31 Nec spatium manducandi habebant
-34 Quia erant sicut oves non habentes pastor.
-38 Et dicit eis: Quot panes habetis?
-55 Eos qui se male habebant, circumferre
7-16 Si quis habet aures audiendi, audiat
-25 Cujus filia habebat spiritum immundum
8- 1 Nec haberent quod manducarent
- 2 Nec habent quod manducent
- 5 Interrogavit eos: Quot panes habetis?
- 7 Et habebant pisciculos paucos
-14 Nisi unum panem non habebant secum
-16 Quia panes non habemus
-17 Quid cogitatis, quia panes non habetis?
Adhuc cæcatum habetis cor vestrum?
-18 Oculos habentes non videtis?
Aures habentes non auditis?
9-16 Attuli filium... habentem spiritum mutum
-42 Quam duas manus habentem ire in gehennam
-44 Quam duos pedes habentem mitti in gehennam
-46 Quam duos oculos habentem mitti in gehennam
-49 Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos
10-21 Quæcumq. habes, vende, et da pauperibus
Et habebis thesaurum in cœlo
-22 Erat enim habens multas possessiones
-23 Quam difficile qui pecunias habent
-42 Principes eorum potestatem habent ipsor.

Marc. 11-13 Cumque vidisset a longe ficum habentem folia
-22 Habete fidem Dei
-25 Dimittite si quid habetis adversus aliquem
-32 Omnes enim habebant Joannem
12- 6 Adhuc ergo unum habens filium charissimum
-23 Septem enim habuerunt eam uxorem
-44 Omnia quæ habuit, misit totum victum suum
14- 3 Venit mulier habens alabastrum unguenti
- 7 Semper enim pauperes habetis vobiscum
Me autem non semper habetis
- 8 Quod habuit hæc, fecit
16-18 Super ægros manus imponent, et bene habebunt
Luc 3- 8 Ne cœperitis dicere : Patrem habemus Abraham
-11 Qui habet duas tunicas, det non habenti
Et qui habet escas, similiter faciat
4-40 Qui habebant infirmos variis languoribus
5-24 Quia Filius hominis habet potestatem
-31 Non egent qui sani sunt medico, sed qui male habent
6- 8 Ait homini qui habebat manum aridam
-24 Quia habetis consolationem vestram
7- 2 Centurionis autem cujusdam servus male habens
- 8 Homo sum... habens sub me milites
-33 Et dicitis : Dæmonium habet
-40 Simon, habeo tibi aliquid dicere
-42 Non habentibus illis unde redderent
8- 6 Quia non habebat humorem
- 8 Qui habet aures audiendi, audiat
-13 Et hi radices non habent : qui ad tempus credunt
-18 Qui enim habet, dabitur illi : et quicumque non habet, etiam quod putat se habere, auferetur ab illo
-27 Qui habebat dæmonium jam temporibus multis
9- 3 Neque duas tunicas habeatis
-58 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos : Filius a. hominis non habet ubi caput reclinet
10-35 Et ait : Curam illius habe : et quodcumque
11- 5 Quis vestrum habebit amicum
- 6 Et non habeo quod ponam ante illum
- 8 Dabit illi quotquot habet necessarios
-36 Non habens aliquam partem tenebrarum
12- 4 Post hæc non habent amplius quid faciant
- 5 Qui... habet potestatem mittere in gehennam
-17 Quia non habeo quo congregem fructus meos
-19 Anima, habes multa bona posita
-50 Baptismo autem habeo baptizari
13- 3 Sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis
- 6 Arborem fici habebat quidam
-11 Mulier quæ habebat spiritum infirmitatis
14-14 Quia non habent retribuere tibi
-18 Villam emi, et necesse habeo exire, et videre illam : rogo te, habe me excusatum
-19 Rogo te, habe me excusatum
-28 Si habeat ad perficiendum
-35 Qui habet aures audiendi, audiat
15- 4 Quis ex vobis homo qui habet centum oves
- 8 Aut quæ mulier habens drachmas decem
-11 Homo quidam habuit duos filios
16- 1 Homo... dives, qui habebat villicum
-28 Habeo enim quinque fratres
-29 Habent Moysen, et prophetas
17- 6 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
- 7 Quis a. vestrum habens servum arantem
- 9 Numquid gratiam habet servo illi
18- 7 Patientiam habebit in illis ?
-22 Omnia quæcumque habes vende, et da pauperibus, et habebis thesaurum in cœlo
-24 Quam difficile qui pecunias habent
19-17 Eris potestatem habens super decem civitates
-20 Ecce mna tua, quam habui repositam in sudario
-24 Date illi, qui decem mnas habet
-25 Domine, habet decem mnas
-26 Quia omni habenti dabitur, et abundabit : ab eo autem qui non habet, et quod habet auferetur
-34 Quia Dominus eum necessarium habet
20-24 Cujus habet imaginem et inscriptionem ?
-28 Si frater alicujus mortuus fuerit, habens uxorem
-33 Siquidem septem habuerunt eam uxorem
-35 Illi vero qui digni habebuntur sæculo illo
21- 4 Omnem victum suum quem habuit, misit
-36 Ut digni habeamini fugere ista omnia

Luc. 22-25 Qui potestatem habent super eos
-36 Sed nunc qui habet sacculum, tollat
Et qui non habet, vendat tunicam suam
-37 Etenim ea, quæ sunt de me, finem habent
23-17 Necesse autem habebat dimittere eis
24-39 Spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere
-41 Habetis hic aliquid, quod manducetur
Joan. 2- 3 Dicit mater Jesu ad eum : Vinum non habent
3-15 Non pereat, sed habeat vitam æternam
-16 Non pereat, sed habeat vitam æternam
-29 Qui habet sponsam, sponsus est
-36 Qui credit in Filium, habet vitam æternam
4-11 Neque in quo haurias habes
Unde ergo habes aquam vivam ?
-17 Dixit : Non habeo virum
Bene dixisti, quia non habeo virum
-18 Quinque enim viros habuisti ; et nunc, quem habes, non est tuus vir
-32 Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis
-44 Propheta in sua patria honorem non habet
-52 Interrogabat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit
5- 2 Piscina... quinque porticus habens
- 5 Triginta et octo annos habens in infirmitate
- 6 Cognovisset quia jam multum tempus haberet
- 7 Domine, hominem non habeo
-24 Qui... credit ei, qui misit me, habet vitam
-26 Sicut e. Pater habet vitam.. sic dedit et Filio habere vitam in semetipso
-36 Ego autem habeo testimonium majus Joanne
-38 Verbum ejus non habetis in vobis
-39 Putatis in ipsis vitam æternam habere
-40 Non vultis venire ad me ut vitam habeatis
-42 Quia dilectionem Dei non habetis
6- 9 Qui habet quinque panes hordeaceos
-40 Qui videt Filium... habeat vitam æternam
-47 Qui credit in me, habet vitam æternam
-54 Non habebitis vitam in vobis
-55 Qui..bibit meum sang. habet vitam æternam
-69 Verba vitæ æternæ habes
7-20 Dæmonium habes : quis te quærit interficere
8-12 Qui sequitur me... habebit lumen vitæ
-26 Multa habeo de vobis loqui et judicare
-41 Unum patrem habemus Deum
-48 Samaritanus es tu, et dæmonium habes ?
-49 Ego dæmonium non habeo
-52 Nunc cognovimus quia dæmonium habes
-57 Quinquaginta annos nondum habes
9-21 Ætatem habet, ipse de se loquatur
-23 Quia ætatem habet, ipsum interrogate
-41 Si cæci essetis, non haberetis peccatum
10-10 Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant
-16 Alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili
-18 Et potestatem habeo ponendi eam
Et potestatem habeo iterum sumendi eam
-20 Dæmonium habet, et insanit
-21 Hæc verba non sunt dæmonium habentis
11-17 Quatuor dies jam in monumento habentem
12- 6 Loculos habens, ea quæ mittebantur, portabat
- 8 Pauperes e. semper habetis vobiscum
Me autem non semper habetis
-35 Ambulate, dum lucem habetis
-36 Dum lucem habetis, credite in lucem
-48 Habet qui judicet eum
13- 8 Si non lavero te, non habebis partem mecum
-29 Quia loculos habebat Judas
-35 Si dilectionem habueritis ad invicem
14-21 Qui habet mandata mea, et servat ea
-30 Et in me non habet quidquam
15-13 Majorem hac dilectionem nemo habet
-18 Scitote quia me priorem vobis odio habuit
-22 Si non venissem... peccatum non haberent : nunc a. excusationem non habent de peccato
-24 Peccatum non haberent
-25 Quia odio habuerunt me gratis
16-12 Adhuc multa habeo vobis dicere
-15 Omnia quæcumque habet Pater, mea sunt
-21 Mulier cum parit, tristitiam habet
-22 Vos igitur nunc quidem tristitiam habetis
-33 Hæc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis
In mundo pressuram habebitis
17- 5 Clarifica me... claritate, quam habui prius
-13 Ut habeant gaudium meum impletum
-14 Et mundus eos odio habuit
18-10 Petrus habens gladium, eduxit eum
19- 7 Nos legem habemus, et secundum hanc legem

Joan. 19-10 Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te ?
-11 Non haberes potestatem adversum me ullam
Qui me tradidit tibi, majus peccatum habet
-15 Non habemus regem, nisi Cæsarem
20-31 Ut credentes vitam habeatis in nomine ejus
21- 5 Pueri, numquid pulmentarium habetis ?
Act. 1-12 Sabbati habens iter
2-44 Et habebant omnia communia
-47 Habentes gratiam ad omnem plebem
3- 6 Quod autem habeo, hoc tibi do
4-37 Cum haberet agrum, vendidit eum
5-41 Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
7- 1 Si hæc ita se habent ?
- 5 Cum non haberet filium
8- 7 Qui habebant spiritus immundos
9-14 Et hic habet potestatem a principibus
-31 Per totam... et Samariam habebat pacem
10-18 Si... Petrus, illic haberet hospitium
-22 Testimonium habens ab universa gente
11- 3 Quare introisti ad viros præputium habentes
-29 Discipuli autem, prout quis habebat
12-15 Illa autem affirmabat sic se habere
13- 5 Habebant autem et Joannem in ministerio
14- 8 Videns quia fidem haberet ut salvus fieret
15-21 Moyses enim... habet in singulis civitatibus
-36 Visitemus fratres... quomodo se habeant
16-16 Puellam quamdam habentem spiritum pythonem
17-11 Scrutantes Scripturas, si hæc ita se haberent
18-18 Habebat enim votum
19-13 Super eos qui habebant spiritus malos
-38 Habent adversus aliquem causam
20- 3 Habuitque consilium ut reverteretur per Macedoniam
21-23 Viri quatuor votum habentes super se
22-12 Vir secundum legem testimonium habens
23-17 Habet enim aliquid indicare illi
-18 Habentem aliquid loqui tibi
-19 Quid est, quod habes indicare mihi ?
-29 Nihil vero dignum morte aut vinculis habentem criminis
24- 9 Judæi dicentes hæc ita se habere
-15 Spem habens in Deum, quam et hi ipsi expectant
-16 Studeo... conscientiam habere ad Deum
-19 Accusare si quid haberent adversum me
-23 Jussitque centurioni custodire eum, et habere requiem
25-16 Qui accusatur præsentes habeat accusatores
-19 De sua superstitione habebant adversus eum
-26 Quid certum scribam domino, non habeo
Ut interrogatione facta, habeam quid scribam
27-39 Sinum... considerabant habentem littus
28- 9 Qui in insula habebant infirmitates, accedebant
-18 Cum interrogationem de me habuissent
-19 Non quasi gentem meam habens aliquid accusare
-29 Multam habentes inter se quæstionem
Rom. 1-10 Aliquando prosperum iter habeam
-13 Ut aliquem fructum habeam et in vobis
-28 Non probaverunt Deum habere in notitia
2-14 Gentes, quæ legem non habent
Ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex
-20 Habentem formam scientiæ et veritatis in lege
4- 2 Habet gloriam, sed non apud Deum
5- 1 Pacem habeamus ad Deum per Dominum
- 2 Per quem et habemus accessum per fidem
6-21 Quem ergo fructum habuistis tunc in illis
-22 Habetis fructum vestrum in sanctificationem
8- 9 Si quis autem Spiritum Christi non habet
-23 Nos ipsi primitias spiritus habentes
9-10 Rebecca ex uno concubitu habens
-13 Jacob dilexi, Esaü autem odio habui
-21 An non habet potestatem figulus luti
10- 2 Quod æmulationem Dei habent
12- 4 In uno corpore multa membra habemus
Omnia autem membra non eumdem actum habent
- 6 Habentes a. donationes secundum gratiam
-18 Cum omnibus hominibus pacem habentes
13- 3 Bonum fac ; et habebis laudem ex illa
14-22 Tu fidem habes ? penes temetipsum habe coram Deo
15- 4 Ut per patientiam... spem habeamus
-17 Habeo igitur gloriam in Christo Jesu
-23 Ulterius locum non habens in his regionibus
Cupiditatem autem habens veniendi ad vos
1 Cor. 2-16 Nos autem sensum Christi habemus
4- 7 Quid autem habes quod non accepisti ?

1 Cor. 4-15 Si decem millia pædagogorum habeatis
5- 1 Ita ut uxorem patris sui aliquis habeat
- 2 Et non magis luctum habuistis
6- 1 Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum
- 4 Sæcularia igitur judicia si habueritis
- 7 Quod judicia habetis inter vos
-19 Spiritus sancti... quem habetis a Deo
7- 2 Unusquisque suam uxorem habeat
Et unaquæque suum virum habeat
- 4 Mulier sui corporis potestatem non habet
Vir sui corporis potestatem non habet
- 7 Unusquisque proprium donum habet ex Deo
-12 Si quis frater uxorem habet infidelem
-13 Si qua mulier fidelis habet virum infidelem
-25 De virg. a. præceptum Domini non habeo
-28 Tribulationem tamen carnis habebunt
-29 Reliquum est, ut et qui habent uxores, tanquam non habentes sint
-37 Non habens necessitatem, potestatem autem habens suæ voluntatis
-40 Puto a. quod et ego Spiritum Dei habeam
8- 1 Scimus quia omnes scientiam habemus
-10 Viderit eum, qui habet scientiam
9- 4 Numquid non habemus potestatem manducandi
- 5 Numquid non habemus potestatem mulierem
- 6 Non habemus potestatem hoc operandi?
-17 Si e. volens hoc ago, mercedem habeo
11-10 Debet mulier potestatem habere supra caput
-16 Nos talem consuetudinem non habemus
-22 Numquid domos non habetis ad manducandum
Et confunditis eos, qui non habent
12-12 Et membra habet multa
-23 Abundantiorem honestatem habent
-30 Numquid omnes gratiam habent curationum?
13- 1 Charitatem autem non habeam
- 2 Et si habuero prophetiam
Et si habuero omnem fidem
Charitatem autem non habuero, nihil sum
- 3 Charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest
14-26 Unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet
15-31 Quam habeo in Christo Jesu Domino nostro
-34 Ignorantiam enim Dei quidam habent
2 Cor. 1- 9 In nobismetipsis responsum mortis habuimus
-15 Venire ad vos ut secundam gratiam haberetis
2- 3 Ut non...tristitiam super tristitiam habeam
- 4 Quam charitatem habeam abundantius in vobis
-13 Non habui requiem spiritui meo
3- 4 Fiduciam a. talem habemus per Christum
-12 Habentes igitur talem spem
4- 1 Ideo habentes administrationem
- 7 Habemus a. thesaurum istum in vasis fictilibus
-13 Habentes a. eumdem spiritum fidei
5- 1 Quod ædificationem ex Deo habemus
- 8 Et bonam voluntatem habemus magis
-12 Ut habeatis ad eos qui in facie gloriantur
6-10 Tanquam nihil habentes, et omnia possidentes
-13 Eamdem autem habentes remunerationem
7- 1 Has ergo habentes promissiones
- 5 Nullam requiem habuit caro nostra
-12 Sollicitudinem nostram quam habemus pro vobis
8-11 Ita sit et perficiendi ex eo quod habetis
-12 Secundum id quod habet, accepta est, non secundum id quod non habet
9- 8 Semper omnem sufficientiam habentes
10- 6 In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam
-15 Spem autem habentes crescentis fidei vestræ
12-13 Quid est e. quod minus habuistis præ cæteris
13-11 Exhortamini, idem sapite, pacem habete
Galat. 1-23 Tantum autem auditum habebant
2- 4 Libertatem nostram quam habemus in Christo Jesu
4-22 Quoniam Abraham duos filios habuit
-27 Magis quam ejus, quæ habet virum
6- 4 In semetipso tantum gloriam habebit
-10 Ergo dum tempus habemus, operemur bonum
Ephes. 1- 7 In quo habemus redemptionem
2-12 Promissionis spem non habentes
-18 Quoniam per ipsum habemus accessum
Ephes. 3-12 In quo habemus fiduciam et accessum
4-18 Tenebris obscuratum habentes intellectum
-28 Ut habeat unde tribuat necessitatem
5- 5 Non habet hæreditatem in regno Christi
-27 Non habentem maculam, aut rugam
-29 Nemo e. unquam carnem suam odio habuit
Philip. 1- 7 Eo quod habeam vos in corde
-23 Desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo
-30 Idem certamen habentes, quale et vidistis
2- 2 Ut idem sapiatis, eamdem charitatem habentes
-20 Neminem e. habeo tam unanimem
-27 Ne tristitiam super tristitiam haberem
-29 Et ejusmodi cum honore habetote
3- 3 Non in carne fiduciam habentes
- 4 Quanquam ego habeam confidentiam et in carne
- 9 Non habens meam justitiam, quæ ex lege est
-17 Observate eos... sicut habetis formam nostram
4-18 Habeo autem omnia, et abundo
Colos. 1- 4 Dilectionem, quam habetis in sanctos omnes
-14 In quo habemus redemptionem per sanguinem
2- 1 Volo enim vos scire qualem sollicitudinem habeam
-23 Quæ sunt rationem quidem habentia sapientiæ
3-13 Si quis adversus aliquem habet querelam
-14 Super omnia a. hæc, charitatem habete
4- 1 Scientes quod et vos Dominum habetis in cœlo
-13 Quod habet multum laborem pro vobis
1 Thes. 1- 9 Qualem introitum habuerimus ad vos
2- 2 Fiduciam habuimus in Deo nostro
3- 6 Quia memoriam nostri habetis bonam semper
4- 9 Non necesse habemus scribere vobis
-12 Sicut et cæteri, qui spem non habent
5- 3 Sicut dolor in utero habenti, et non effugient
-13 Ut habeatis illos abundantius in charitate
Pacem habete cum eis
2 Thes. 1- 5 Ut digni habeamini in regno Dei
3- 9 Non quasi non habuerimus potestatem
1 Tim. 1-19 Habens fidem, et bonam conscientiam
3- 4 Filios habentem subditos cum omni castitate
- 5 Quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit
- 7 Oportet... testimonium habere bonum
- 9 Habentes mysterium fidei in conscientia pura
-10 Sic ministrent, nullum crimen habentes
4- 2 Cauteriatam habentium suam conscientiam
- 8 Promissionem habens vitæ, quæ nunc est, et futuræ
5- 4 Si qua a. vidua filios aut nepotes habet
- 8 Et maxime domesticorum curam non habet
-10 In operibus bonis testimonium habens
-12 Habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt
-16 Si quis fidelis habet viduas, subministret
-17 Duplici honore digni habeantur
-20 Ut et cæteri timorem habeant
-25 Quæ aliter se habent, abscondi non possunt
6- 2 Qui a. fideles habent dominos
- 8 Habentes a. alimenta, et quibus tegamur
-16 Qui solus habet immortalitatem
2 Tim. 1- 3 Quod sine intermissione habeam tui memoriam
-13 Formam habe sanorum verborum
2-19 Habens signaculum hoc
3- 5 Habentes speciem quidem pietatis
Tit. 1- 6 Unius uxoris vir, filios habens fideles
2- 5 Domus curam habentes, benignas
- 8 Nihil habens malum dicere de nobis
Phile. - 5 Et fidem, quam habes in Domino Jesu
- 7 Gaudium enim magnum habui
- 8 Propter quod multam fiduciam habens
-17 Si ergo habes me socium, suscipe illum
Hebr. 2-14 Qui habebat mortis imperium
3- 3 Iste præ Moyse dignus est habitus
Quanto ampliorem honorem habet domus
4-14 Habentes ergo pontificem magnum
-15 Non e. habemus pontificem qui non possit
5-14 Pro consuetudine exercitatos habent sensus
6- 6 Rursum crucifigentes...et ostentui habentes
-13 Quoniam neminem habuit, per quem juraret
-18 Fortissimum solatium habeamus
-19 Quam sicut anchoram habemus
7- 3 Neque initium dierum, neque finem vitæ habens
- 5 Mandatum habent decimas sumere
Hebr. 7- 6 Hunc qui habebat repromissiones, benedixit
-24 Sempiternum habet sacerdotium
-27 Qui non habet necessitatem quotidie
-28 Constituit sacerdotes infirmitatem habentes
8- 1 Talem habemus Pontificem, qui consedit
- 3 Unde necesse est et hunc habere aliquid
9- 1 Habuit quidem et prius justificationes
- 4 Aureum habens thuribulum et arcam
In qua urna aurea habens manna
- 8 Adhuc priore tabernaculo habente statum
10- 1 Umbram e. habens lex futurorum
- 2 Ideo quod nullam haberent ultra conscientiam
-19 Habentes itaque, fratres, fiduciam
-34 Cognoscentes vos habere meliorem
-35 Quæ magnam habet remunerationem
11- 5 Testimonium habuit placuisse Deo
-10 Expectabat e. fundamenta habentem civitatem
-15 Habebant utique tempus revertendi
-25 Quam temporalis peccati habere jucunditatem
12- 1 Ideoque et nos tantam habentes impositam nubem
- 9 Eruditores habuimus, et reverebamur eos
-28 Habemus gratiam: per quam serviamus...
13-10 Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt
-14 Non enim habemus hic manentem civitatem
-18 Quia bonam conscientiam habemus
Jacob. 1- 4 Patientia autem opus perfectum habet
2- 1 Nolite in personarum acceptione habere fidem
- 2 Vir aureum annulum habens in veste
-14 Si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat?
-17 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est
-18 Sed dicet quis: Tu fidem habes, et ego opera habeo
3-14 Quod si zelum amarum habetis
4- 2 Concupiscitis, et non habetis
Litigatis, et belligeratis, et non habetis
1 Petr. 2-12 Convers. vestr. inter gentes habentes bonam
-16 Non quasi velamen habentes malitiæ libert.
3-16 Conscientiam habentes bonam
4- 8 In vobismetipsis charitatem continuam habentes
2 Petr. 1-15 Et frequenter habere vos post obitum meum
-19 Habemus firmiorem propheticum sermon.
2-14 Oculos habentes plenos adulterii
Cor exercitatum avaritia habentes
-16 Correptionem vero habuit suæ vesaniæ
1 Joan. 1- 3 Ut et vos societatem habeatis nobiscum
- 6 Quoniam societatem habemus cum eo
- 7 Societatem habemus ad invicem
- 8 Si dixerimus quoniam peccatum non habemus
2- 1 Advocatum habemus apud Patrem, Jesum
- 7 Mandatum vetus, quod habuistis ab initio
-20 Sed vos unctionem habetis a Sancto
-23 Omnis qui negat Filium, nec Patrem habet
Qui confitetur Filium, et Patrem habet
-27 Non necesse habetis ut aliquis doceat vos
-28 Ut cum apparuerit, habeamus fiduciam
3- 3 Omnis qui habet hanc spem in eo
-15 Omnis homicida non habet vitam
-17 Qui habuerit substantiam hujus mundi
Viderit fratrem suum necessitatem habere
-21 Charissimi... fiduciam habemus ad Deum
4-16 Charitati quam habet Deus in nobis
-17 Ut fiduciam habeamus in die judicii
-18 Quoniam timor pœnam habet
-21 Et hoc mandatum habemus a Deo
5-10 Habet testimonium Dei in se
-12 Qui habet Filium, habet vitam
Qui non habet Filium, vitam non habet
-13 Ut sciatis quoniam vitam habetis æternam
-14 Et hæc est fiducia, quam habemus ad eum
-15 Scimus quoniam habemus petitiones
2 Joan. - 5 Sed quod habuimus ab initio
- 9 Qui recedit... Deum non habet
Qui permanet... Patrem et Filium habet
-12 Plura habens vobis scribere, nolui
3 Joan. - 4 Majorem horum non habeo gratiam
-13 Multa habui tibi scribere: sed nolui
Judæ. - 3 Necesse habui scribere vobis
-19 Animales, Spiritum non habentes
Apoc. 1-16 Habebat in dextera sua stellas septem
-18 Habeo claves mortis et inferni
2- 3 Patientiam habes, et sustinuisti
- 4 Sed habeo adversum te
- 6 Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaïtarum
- 7 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-10 Habebitis tribulationem diebus decem

Apoc. 2-11 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-12 Hæc dicit qui habet rhomphæam
-14 Sed habeo adversus te pauca : quia habes illic tenentes doctrinam Balaam
-15 Ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaïtarum
-17 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-18 Habet oculos tanquam flammam ignis
-20 Sed habeo adversus te pauca
-24 Quicumque non habent doctrinam hanc
-25 Tamen id quod habetis tenete donec veniam
-29 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
3- 1 Hæc dicit qui habet septem Spiritus Dei
Nomen habes quod vivas, et mortuus es
- 3 In mente ergo habe qualiter acceperis
- 4 Sed habes pauca nomina in Sardis
- 6 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
- 7 Hæc dicit... qui habet clavem David
- 8 Quia modicam habes virtutem
-11 Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam
-13 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
-22 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat
4- 7 Tertium animal habens faciem quasi homin.
- 8 Singula eorum habebant alas senas
Requiem non habebant die ac nocte
5- 6 Habentem cornua septem, et oculos septem
- 8 Habentes singuli citharas, et phialas aureas
6- 2 Qui sedebat super illum, habebat arcum
- 5 Qui sedebat super illum, habebat stateram
- 9 Propter testimonium quod habebant
7- 2 Habentem signum Dei vivi
8- 3 Stetit ante altare habens thuribulum aureum
- 6 Septem Angeli qui habebant septem tubas
- 9 Quæ habebant animas in mari
9- 3 Sicut habent potestatem scorpiones terræ
- 4 Qui non habent signum Dei in frontibus
- 8 Habebant capillos sicut capillos mulierum
- 9 Habebant loricas sicut loricas ferreas
-10 Habebant caudas similes scorpionum
Et habebant super se (-11) regem
-11 Latine habens nomen Exterminans
-14 Angelo, qui habebat tubam
-17 Habebant loricas igneas
-19 Similes serpentibus, habentes capita
10- 2 Habebat in manu sua libellum apertum
11- 6 Hi habent potestatem claudendi cœlum
Et potestatem habent super aquas
12- 2 In utero habens, clamabat parturiens
- 3 Draco magnus rufus, habens capita septem
- 6 Ubi habebat locum paratum a Deo
-12 Descendit diabolus ad vos habens iram mag.
Sciens quod modicum tempus habet
-17 Habent testimonium Jesu Christi
13- 1 Habentem capita septem, et cornua decem
- 9 Si quis habet aurem, audiat
-11 Habebat cornua duo similia Agni
-14 Quæ habet plagam gladii, et vixit
-16 Faciet... habere characterem in dextera
-17 Nisi qui habet characterem, aut nomen
-18 Qui habet intellectum, computet numerum
14- 1 Habentes nomen ejus, et nomen Patris
- 6 Habentem Evangelium æternum
-11 Nec habent requiem die ac nocte
-14 Habentem in capite suo coronam auream
-17 Habens et ipse falcem acutam
-18 Qui habebat potestatem supra ignem
15- 1 Habentes plagas septem novissimas
- 2 Habentes citharas Dei
- 6 Septem Angeli habentes septem plagas
16- 2 Qui habebant characterem bestiæ
- 9 Blasphemaverunt nomen Dei habentis potestatem super has plagas
17- 1 Qui habebant septem phialas
- 3 Habentem capita septem, et cornua decem
- 4 Habens poculum aureum in manu sua
- 7 Quæ habet capita septem, et cornua decem
- 9 Et hic est sensus, qui habet sapientiam
-13 Hi unum consilium habent et virtutem
-18 Civitas magna quæ habet regnum sup. reges
18- 1 Habentem potestatem magnam
-19 Qui habebant naves in mari
19-10 Fratrum tuor. habentium testimonium Jesu
-12 Habens nomen scriptum quod nemo novit
-16 Habet in vestimento et in femore
20- 1 Habentem clavem abyssi, et catenam
- 6 Beatus et sanctus qui habet partem in resurrectione
In his secunda mors non habet potestatem
21- 9 Angelis habentibus phialas plenas
-11 Habentem claritatem Dei
-12 Et habebat murum magnum et altum, habentem portas duodecim
-14 Murus civitatis habens fundamenta duodec.
-15 Habebat mensuram arundineam auream

HABER.

Anno mundi 1740, *ante J. Ch.* 2314. *Cinæus, nepos Jethro, maritus Jahel istius quæ Sisaram fugientem in suo tabernaculo recepit, et ei aquam petenti lac tribuit, ut hospiti majus daret benevolentiæ pignus, faciliusque illi somnum suaderet, et etiam quod jam machinabatur perficeret; nam clavum malleo percussum defixit in cerebrum ejus, qui soporem morti consocians defecit.*

Judic. 4-11 Haber autem Cinæus recesserat quondam
-17 Pervenit ad tentorium Jahel uxoris Haber Cinæi
Erat e. pax inter Jabin regem Azor, et domum Haber Cinæi
-21 Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum tabernaculi
5-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber Cinæi

HABIA.

2 Esdr. 7-63 De sacerdotibus, filii Habia, filii Accos

HABITABILIS.

Exod. 16-35 Donec venirent in terram habitabilem

HABITACULUM.

Exod. 12-20 In cunctis habitaculis vestris edetis azyma
15-13 Ad habitaculum sanctum tuum
-17 Firmissimo habitaculo tuo quod operatus es
35- 3 Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris
Levit. 3-17 Et cunctis habitaculis vestris
23-14 Cunctisque habitaculis vestris
-17 Ex omnibus habitaculis vestris
-21 Sempiternum erit in cunctis habitaculis
Num. 24-21 Robustum quidem est habitaculum tuum
Deut. 26-15 Et de excelso cœlorum habitaculo
33-27 Habitaculum ejus sursum et subter brachia
3 Reg. 8-13 Ædificavi domum in habitaculum tuum
-30 Exaudies in loco habitaculi tui in cœlo
-43 Exaudies in cœlo, in firmamento habitaculi
10- 5 Cibos mensæ ejus et habitacula servorum
4 Reg. 11- 6 Quæ est post habitaculum scutariorum
19-27 Habitaculum tuum, et egressum... præscivi
1 Par. 6-54 Et hæc habitacula eorum per vicos
2 Par. 6-21 Exaudi de habitaculo tuo, id est, de cœlis
-30 Exaudies de cœlo, de sublimi scilicet habitaculo
-33 Exaudies de cœlo firmissimo habitaculo tuo
-39 Exaudies... de firmo habitaculo tuo preces
9- 4 Et habitacula servorum et officia
30-27 Pervenitque oratio in habitaculum sanctum cœli
36-15 Eo quod parceret populo et habitaculo suo
Job. 8- 6 Pacatum reddet habitaculum justitiæ tuæ
Psal. 32-14 De præparato habitaculo suo respexit
54-16 Quoniam nequitiæ in habitaculis eorum
106- 4 Viam civitatis habitaculi non invenerunt
Prov. 3-33 Habitacula autem justorum benedicentur
21-20 Et oleum in habitaculo justi
Isai. 63-15 Vide de habitaculo sancto tuo
Jerem. 10-22 Ut ponat... habitaculum draconum
25-30 De habitaculo sancto suo dabit vocem
33-12 Habitaculum pastorum accubantium gregum
49-20 Nisi dissipaverint cum eis habitaculum
-33 Et erit Asor in habitaculum draconum
50-19 Reducam Israël ad habitaculum suum
-45 Nisi dissipatum fuerit... habitaculum eorum
Ezech. 25- 5 Daboque Rabbath in habitaculum camelorum
48-15 Profana erunt urbis in habitaculum
Nahum. 2-11 Ubi est habitaculum leonum
Habac. 3-11 Sol et luna steterunt in habitaculo suo
Soph. 3- 7 Non peribit habitaculum ejus propter omnia
Zach. 2-13 Quia consurrexit de habitaculo suo
2 Mac. 11- 2 Captam gentibus habitaculum facturum
Act. 12- 7 Et lumen refulsit in habitaculo
Ephes. 2-22 Coædificamini in habitaculum Dei

HABITATIO.

Gen. 10-30 Et facta est habitatio eorum de Messa
Exod. 12-40 Habitatio autem filiorum Israël
Levit. 16-16 In medio sordium habitationis eorum
23- 3 Sabbatum Domini est in cunctis habitationibus vestris
-31 In cunctis generationibus et habitationibus
Num. 15- 2 Cum ingressi fueritis terram habitationis
33-55 Adversabuntur vobis in terra habitationis
35-29 Legitima in cunctis habitationibus vestris
-33 Ne polluatis terram habitationis vestræ
Deut. 15-11 Non deerunt pauperes in terra habitationis
3 Reg. 8-39 Tu exaudies in cœlo, in loco habitationis tuæ
4 Reg. 2-19 Ecce habitatio civitatis hujus optima est
1 Par. 4-33 Hæc est habitatio eorum et sedium distributio
7-28 Possessio autem eorum, et habitatio
23-25 Dedit Domin... et habitationem Jerusalem
29- 1 Neque e. homini præparatur habitatio, sed Deo
Psal. 25- 8 Dilexi... locum habitationis gloriæ tuæ
68-26 Fiat habitatio eorum deserta
75- 3 Et habitatio ejus in Sion
86- 7 Sicut lætantium omnium habitatio est in te
106- 7 Ut irent in civitatem habitationis
-36 Constituerunt civitatem habitationis
108-10 Et ejiciantur de habitationibus suis
131-13 Elegit eam in habitationem sibi
Sap. 9- 8 In civitate habitationis tuæ altare
13-15 Et faciat ei dignam habitationem
Eccli. 24-14 In habitatione sancta coram ipso ministravi
-21 Vaporavi habitationem meam
51-13 Exaltasti super terram habitationem meam
Isai. 12- 6 Exulta et lauda, habitatio Sion
33-20 Oculi tui videbunt Jerusalem, habitationem opulentam
37-28 Habitationem tuam, et egressum tuum... cognovi
Jerem. 9- 6 Habitatio tua in medio doli
48-18 Sede in siti, habitatio filiæ Dibon
-19 In via sta, et prospice, habitatio Aroër
51-35 Caro mea super Babylonem, dicit habitatio Sion
-37 Erit Babylon... habitatio draconum, stupor
Ezech. 6- 6 In omnibus habitationibus vestris
-14 A deserto Deblatha in omnibus habitationibus
Dan. 4-22 Cum bestiis ferisque erit habitatio tua
-29 Cum bestiis et feris erit habitatio tua
5-21 Et cum onagris erat habitatio ejus
Mich. 1-11 Transite vobis, habitatio pulchra
1 Mac. 1-40 Et facta est habitatio exterorum
3-45 Ibi erat habitatio gentium
13-48 Munivit eam, et fecit sibi habitationem
2 Mac. 3-39 Nam ipse, qui habet in cœlis habitationem
14-35 Voluisti templum habitationis tuæ fieri in nobis
Act. 17-26 Et terminos habitationis eorum
2 Cor. 5- 1 Si terrestris domus nostra hujus habitationis dissolvatur
- 2 Habitationem nostram, quæ de cœlo est
Apoc. 18- 2 Facta est habitatio dæmoniorum

HABITATOR.

Gen. 19-25 Subvertit... universos habitatores urbium
24-13 Et filiæ habitatorum hujus civitatis egredientur
34-30 Odiosum fecistis me... habitatoribus terræ
36-20 Isti sunt filii Seir Horræi, habitatores terræ
50-11 Quod cum vidissent habitatores terræ Chan.
Exod. 15-14 Dolores obtinuerunt habitatores Philisthiim
-15 Obriguerunt omnes habitatores Chanaan
23-31 Tradam in manibus vestris habitatores ter.
34-12 Cave ne unquam cum habitatoribus terræ illius jungas amicitias
Levit. 18-25 Scelera visitabo, ut evomat habitatores suos
25-10 Vocabis remissionem cunctis habitatoribus
26-32 Cum habitatores illius fuerint
Num. 13-19 Considerate...populum qui habitator est ej.
-33 Terra, quam lustravimus, devorat habitatores suos
14-14 Et habitatores terræ hujus, qui audierunt
21-28 Devoravit.. habitatores excelsorum Arnon
-32 Cujus ceperunt viculos, et possederunt habitatores
-34 Sehon regi Amorrh. habitatori Esebon
32-17 Propter habitatorum insidias
-39 Interfecto Amorrhæo habitatore ejus
33-52 Disperdite cunctos habitatores terræ illius
-55 Sin autem nolueritis interficere habitatores
Deut. 2-10 Emim primi fuerunt habitatores ejus
-34 Interfectis habitatoribus earum
9-28 Ne forte dicant habitatores terræ
13-13 Et averterunt habitatores urbis suæ
-15 Statim percuties habitatores urbis illius
Josue. 2- 9 Elanguerunt omnes habitatores terræ
-24 Timore prostrati sunt cuncti habitatores ej.
7- 9 Audient Chananæi et omnes habitatores
8-26 Donec interficerentur omnes habitatores Haï
9-11 Dixeruntq.. omnes habitatores terræ nostræ
-24 Disperderet cunctos habitatores ejus
10- 6 Habitatores autem Gabaon urbis obsessæ
-28 Interfecit et omnes habitatores ejus
-30 Percusseruntq... et omnes habitatores ejus
13-21 Hur, et Rebe duces Sehon habitatores terræ
15-15 Conscendens venit ad habitatores Dabir

Josue. 15-63 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non potuerunt filii Juda delere
17- 7 Juxta habitatores fontis Taphuæ
-11 Et habitatores Dor cum oppidis suis
Habitatores quoque Endor cum viculis suis
Similiterque habitatores Thenac cum viculis
Et habitatores Mageddo cum viculis suis
24-18 Ejecit... Amorrhæum habitatorem terræ
Judic. 1-11 Profectus abiit ad habitatores Dabir
-19 Nec potuit delere habitatores vallis
-21 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non deleverunt
-27 Non delevit.. habitatores Dor, et Jeblaam
-30 Zabulon non delevit habitatores Cetron
-31 Aser quoque non delevit habitatores Accho
-32 Habitavitq. in medio Chananæi habitatoris
-33 Nephthali quoque non delevit habitatores Bethsames
Habitavit inter Chananæum habitatorem
2- 2 Non feriretis fœdus cum habitatoribus terræ hujus
5-23 Maledicite habitatoribus ejus
8-17 Occisis habitatoribus civitatis
9-18 Super habitatores Sichem, eo quod frater vester sit
-20 Consumat habitatores Sichem et oppidum
-23 Inter Abimelech et habitatores Sichem
-26 Ad cujus adventum erecti habitatores Sichem
-45 Quam cepit, interfectis habitatoribus ejus
-49 Habitatorum turris Sichem
11-21 Possedit omnem terram Amorrhæi habitatoris regionis
20-15 Præter habitatores Gabaa
-34 Habitatores urbis ad certamina provocabant
21- 8 Et ecce inventi sunt habitatores Jabes Gal.
-10 Percutite habitatores Jabes Galaad in ore gladii
1 Reg. 6-21 Miseruntque nuntios ad habitatores Cariathiarim
23- 5 Salvavit David habitatores Ceïlæ
31-11 Quod cum audissent habitatores Jabes
2 Reg. 5- 6 Abiit rex.. ad Jebusæum habitatorem terræ
3 Reg. 17- 1 Elias Thesbites de habitatoribns Galaad
4 Reg. 16- 9 Transtulit habitatores ejus Cyrenen
22-16 Adducam mala... et super habitatores ejus
-19 Auditis sermonibus contra... et habitatores
1 Par. 4-41 Et habitatores qui inventi fuerant ibi
8-13 Hi fugaverunt habitatores Geth
11- 4 Ubi erant Jebusæi habitatores terræ
2 Par. 15- 5 Terrores undique in cunctis habitatoribus
19- 8 Causam Domini judicarent habitatoribus
20- 7 Interfecisti omnes habitatores terræ
-18 Omnes habitatores Jerusalem ceciderunt
-20 Audite me... omnes habitatores Jerusalem
-23 Consurrexerunt adversum habitatores montis Seïr
-27 Omnis vir Juda et habitatores Jerusalem
21-11 Fornicari fecit habitatores Jerusalem
-13 Fornicari fecisti Judam, et habitatores Jerusalem
22- 1 Constituerunt autem habitatores Jerusalem Ochoziam
32-22 Salvavitq. Dom. Ezech. et habitatores Jerus.
-26 Tam ipse, quam habitatores Jerusalem
-33 Univ. Juda et omnes habitatores Jerusalem
33- 9 Manasses seduxit Judam, et habitatores Jerusalem
34- 9 Et habitatoribus Jerusalem
-24 Inducam mala... et super habitatores ejus
-27 Contra locum hunc, et habitatores Jerusal.
-28 Super locum istum, et super habitatores ej.
-30 Omnes viri Juda, et habitatores Jerusalem
-32 Fecerunt habitatores Jerusalem
1 Esdr. 4- 6 Scripserunt accusationem adversus habitatores Judæ
-17 Ad reliquos... habitatores Samariæ
2 Esdr. 3-13 Et habitatores Zanoë : ipsi ædificaverunt
7- 3 Posui custodes de habitatoribus Jerusalem
9-24 Humiliasti coram eis habitatores terræ Chananæos
Judith. 3- 9 Urbium habitatores principes
Isai. 5- 3 Nunc ergo habitatores Jerusalem
- 9 Nisi domus... fuerint... absque habitatore
6-11 Desolentur civitates absque habitatore
10-24 Noli timere, populus meus habitator Sion
-31 Habitatores Gabim, confortamini
18- 3 Omnes habitatores orbis, qui moramini
20- 6 Et dicet habitator insulæ hujus in die illa
24- 1 Et disperget habitatores ejus
- 5 Et terra infecta est ab habitatoribus suis
- 6 Et peccabunt habitatores ejus
-17 Laqueus super te, qui habitator es terræ
26- 9 Justitiam discent habitatores orbis
Isai. 26-18 Ideo non ceciderunt habitatores terræ
-21 Ut visitet iniquitatem habitatoris terræ
37-27 Habitatores earum breviata manu contremuerunt
38-11 Non aspiciam... et habitatorem quietis
40-22 Habitatores ejus sunt quasi locustæ
42-10 Insulæ et habitatores earum
-11 Laudate, habitatores Petræ, de vertice montium
49-19 Nunc angusta erunt præ habitatoribus
51- 6 Habitatores ejus sicut hæc interibunt
Jerem. 1-14 Pandetur malum super omnes habitatores
4- 4 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
- 7 Vastabuntur remanentes absque habitatore
8-16 Devoraverunt... urbem et habitatores ejus
9-11 Eo quod non sit habitator
10-18 Longe projiciam habitatores terræ in hac vice
11- 2 Loquimini ad viros Juda, et habitatores Jerusalem
- 9 Inventa est conjuratio... et in habitatoribus Jerusalem
-12 Ibunt civitates Juda et habitatores Jerusal.
13-13 Ecce ego implebo omnes habitatores terræ
Et omnes habitatores Jerusalem, ebrietate
17-20 Omnis Juda, cunctique habitatores Jerus.
-25 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
18-11 Dic viro Juda, et habitatoribus Jerusalem
19- 3 Audite verbum... et habitatores Jerusalem
-12 Sic faciam loco huic... et habitatoribus ejus
20- 6 Et omnes habitatores domus tuæ, ibitis
21- 6 Et percutiam habitatores civitatis hujus
23-14 Habitatores ejus quasi Gomorrha
25- 2 Ad universos habitatores Jerusalem, dicens
- 9 Adducam eos... et super habitatores ejus
-29 Ego voco super omnes habitatores terræ
-30 Concinetur adversus omnes habitatores terræ
26- 9 Urbs ista desolabitur, eo quod non sit habitator?
-15 Contra civitatem istam, et habitatores ejus
29-16 Ad omnem populum habitatorem urbis
32-32 Viri Juda et habitatores Jerusalem
33-10 Absque homine et absque habitatore
34-22 Dabo in solitud. eo quod non sit habitator
35-13 Dic viris Juda, et habitatoribus Jerusalem
-17 Adducam... super omnes habitatores Jerus.
36-31 Adducam... super habitatores Jerusalem
42-18 Indignatio mea super habitatores Jerusal.
44- 2 Et non est in eis habitator
-13 Visitabo super habitatores terræ Ægypti
-22 Eo quod non sit habitator
46- 8 Perdam civitatem, et habitatores ejus
47- 2 Operient... urbem et habitatores ejus
Ululabunt omnes habitatores terræ
48-28 Habitate in petra, habitatores Moab
-43 Laqueus super te, o habitator Moab
49- 8 Descendite in voraginem habitatores Dedan
-20 Quas cogitavit de habitatoribus Theman
50-21 Super habitatores ejus visita, dissipa
-34 Commoveat habitatores Babylonis
-35 Gladius... ad habitatores Babylonis
51- 1 Ego suscitabo... et super habitatores ejus
-12 Locutus est contra habitatores Babylonis
-24 Reddam Babyloni et cunctis habitatoribus Chaldææ
-35 Sanguis meus super habitatores Chaldææ
-37 Stupor, et sibilus, eo quod non sit habitator
Thren. 4-12 Non crediderunt..universi habitatores orbis
Ezech. 11-15 Quibus dixerunt habitatores Jerusalem
15- 6 Sic tradam habitatores Jerusalem
26-17 Quæ fuisti fortis in mari cum habitatoribus
27- 8 Habitatores Sidonis et Aradii fuerunt remiges tui
-35 Universi habitatores insularum obstupuerunt
29- 6 Scient omnes habitatores Ægypti
32-15 Quando percussero omnes habitatores ejus
38-12 Qui possidere cœpit, et esse habitator umbilici terræ
39- 9 Egredientur habitatores de civitatibus Israël
Dan. 4-32 Et omnes habitatores terræ apud eum in nihilum reputati sunt
Tam in Virtutibus cœli, quam in habitatoribus terræ
9- 7 Sicut est hodie... et habitatoribus Jerusalem
Osee. 4- 1 Judicium Domino cum habitatoribus terræ
10- 5 Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samariæ
Joel. 1- 2 Auribus percipite omnes habitatores terræ
-14 Congregate senes, omnes habitatores terræ
2- 1 Conturbentur omnes habitatores terræ
Amos. 1- 5 Disperdam habitatorem de campo idoli
- 8 Disperdam habitatorem de Azoto
6- 8 Tradam civitatem cum habitatoribus suis
Amos. 8- 8 Et lugebit omnis habitator ejus
Mich. 7-13 Terra erit in desol. propter habitatores suo
Soph. 1-11 Ululate, habitatores Pilæ
3- 6 Non remanente viro, neque ullo habitator
Zach. 8-21 Et vadant habitatores, unus ad alterum
12- 5 Confortentur mihi habitatores Jerusalem
- 8 Proteget Dominus habitatores Jerusalem
-10 Effundam... super habitatores Jerusalem
1 Mac. 1-40 Et fugerunt habitatores Jerus. propter eos
3-36 Ut constitueret habitatores filios alienigena

HABITATRIX.

Jerem. 21-13 Ecce ego ad te habitatricem vallis solidæ
46-19 Vasa transmigrationis fac tibi, habitatri: filia Ægypti

HABITO.

Gen. 4-16 Habitavit profugus in terra ad Orientalen plagam Eden
-20 Qui fuit pater habitantium in tentoriis
9-27 Japheth, et habitet in tabernaculis Sem
11- 2 In terra Sennaar, et habitaverunt in eo
-31 Veneruntq. usq. Haran, et habitaverunt ib
13- 6 Nec poterat eos capere terra, ut habitarent simul
Et nequibant habitare communiter
- 7 Chananæus et Pherezæus habitabant in terra illa
-12 Abram habitavit in terra Chanaan
Lot vero... habitavit in Sodomis
-18 Abram venit et habitavit juxta convallem Mambre
14- 7 Et Amorrhæum qui habitabat in Asasonthamar
-12 Filium fratris Abram, qui habitabat in Sodomis
-13 Nuntiavit Abram Hebræo, qui habitabat in convalle Mambre
16- 3 Quam habitare cœperant in terra Chanaan
19-29 De subversione urbium in quibus habitaverat
20- 1 Habitavit inter Cades et Sur
-15 Ubicumque tibi placuerit, habita
21-21 Habitavitque in deserto Pharan
22-19 Abieruntq. Bersabee simul, et habitavit ibi
23-10 Habitabat a. Ephron in medio filiorum Heth
24- 3 De filiabus Chananæorum inter quos habito
-37 De filiabus Chananæorum, in quorum terra habito
-62 Habitabat enim in terra Australi
25-11 Qui habitabat juxta puteum nomine Viventis
-18 Habitavit autem ab Hevila usque Sur
-27 Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis
26-17 Ad torrentem Geraræ, habitaretque ibi
27-44 Habitabisque cum eo dies paucos
33-18 Et habitavit juxta oppidum
34-10 Et habitate nobiscum
-16 Et habitabimus vobiscum, erimusque unus populus
-21 Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum
-23 Habitantes simul, unum efficiemus populum
35- 1 Surge, et ascende Bethel, et habita ibi
-22 Cumque habitaret in illa regione
36- 7 Et simul habitare non poterant
- 8 Habitavitque Esaü in monte Seïr
-43 Hi duces Edom habitantes in terra imperii
37- 1 Habitavit autem Jacob in terra Chanaan
38-11 Quæ abiit, et habitavit in domo patris sui
39- 2 Habitavitque in domo domini sui
45-10 Et habitabis in terra Gessen
46-34 Hæc autem dicetis, ut habitare possitis in terra Gessen
47- 6 In optimo loco fac eos habitare
-27 Habitavit ergo Israël in Ægypto
49-13 Zabulon in littore maris habitabit
50-22 Et habitavit in Ægypto cum omni domo
Exod. 2-21 Juravit ergo Moyses quod habitaret cum e
10-23 Ubicumque autem habitabant filii Israël
16-16 Juxta numerum animarum vestrarum qua habitant in tabernaculo
22-25 Populo meo pauperi qui habitat tecum
23-33 Non habitent in terra tua
24-16 Habitavit gloria Domini super Sinaï
25- 8 Et habitabo in medio eorum
29-45 Et habitabo in medio filiorum Israël
33-16 Ab omnibus populis qui habitant supe terram
Levit. 13-46 Solus habitabit extra castra
18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti, in qu habitastis, non facietis
19-33 Si habitaverit advena in terra vestra
20- 2 Et de advenis qui habitant in Israël

Levit. 20-22 Ne et vos evomat terra quam intraturi estis et habitaturi
22-18 Et de advenis qui habitant apud vos
23-42 Habitabitis in umbraculis septem diebus
-43 Quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israel
25-18 Ut habitare possitis in terra absq.ullo pavore
26- 5 Absque pavore habitabitis in terra vestra
-35 In sabbatis vestris, quando habitabitis in ea
Num. 5- 3 Ne contaminent ea cum habitaverim vobiscum
10- 6 Levabunt tentoria qui habitant ad Meridiem
13-30 Amalec habitat in Meridie
14-25 Amalecites et Chananæus habitant in vallibus
-30 Levavi manum meam ut habitare vos facerem
-45 Amalecites et Chananæus, qui habitabat in monte
19-10 Advenæ qui habitant inter eos
20-15 Habitavimus ibi multo tempore
21- 1 Rex Arad qui habitabat ad Meridiem
-25 Habitavit in urbibus Amorrhæi, in Hesebon
-31 Habitavit itaque Israël in terra Amorrhæi
22- 5 Ad Balaam... qui habitabat super flumen
23- 9 Populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur
32-30 Inter vos habitandi accipiant loca
-40 Machir filio Manasse, qui habitavit in ea
33-40 Rex Arad, qui habitabat ad Meridiem
-53 Mundantes terram, et habitantes in ea
35- 3 Urbes ad habitandum, et suburbana earum
-34 Ego enim sum Dominus, qui habito inter filios Israël
Deut. 1- 4 Percussit Sehon... qui habitabat in Hesebon
-44 Amorrhæus qui habitabat in montibus
2- 4 Qui habitant in Seir, et timebunt vos
- 7 Per quadraginta annos habitans tecum
- 8 Filios Esaü qui habitabant in Seir
-12 In Seir autem prius habitaverunt Horrhæi Quibus... deletis, habitaverunt filii Esaü
-20 In ipsa olim habitaverunt gigantes
-21 Et fecit illos habitare pro eis
-22 Sicut fecerat filiis Esau qui habitant in Seir
-23 Hevæos quoque qui habitabant in Haserim Deleverunt eos, et habitaverunt pro illis
-25 In populos qui habitant sub omni cœlo
-29 Sicut fecerunt filii Esaü, qui habitant in Seir
3- 2 Regi Amorrh... qui habitavit in Hesebon
4-26 Non habitabitis in ea longo tempore
-46 Sehon regis Amorrhæi qui habitavit in Hesebon
8-12 Domos pulchras ædificaveris et habitaveris
11-29 In terram ad quam pergis habitandam
-30 Qui habitat in campestribus contra Galgalam
12- 5 Ponat nomen suum ibi, et habitet in eo
-10 Transibitis Jordanem, et habitabitis in terra Et absque ullo timore habitetis
-29 Atque habitaveris in terra earum
13-12 Deus tuus dabit tibi ad habitandum
16- 2 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi
- 6 In loco quem elegerit Dom... ut habitet nomen ejus ibi
-11 In loco quem elegerit Dom... ut habitet nomen ejus ibi
17-14 Habitaverisque in illa, et dixeris
18- 6 Ex omni Israël in qua habitat
19- 1 Habitaverisque in urbibus ejus et in ædibus
23-16 Habitabit tecum in loco, qui ei placuerit
25- 5 Quando habitaverint fratres simul
26- 1 Obtinueris eam, atque habitaveris in ea
28-30 Domum ædifices, et non habites in ea
29-16 Nostis quomodo habitaverimus in terra Ægypti
30-20 Ut habites in terra, pro qua juravit Dom.
31-16 Ad quam ingredietur ut habitet in ea
33-12 Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo
-28 Habitabit Israël confidenter et solus
Josue. 1-15 Habitabitis in ea, quam vobis dedit Moyses
5- 1 Reges Amorrhæorum, qui habitabant trans Jordanem
6-25 Fecit Josue vivere, et habitaverunt in medio Israël
9- 1 Hi quoque qui habitabant juxta Libanum
- 3 At hi qui habitabant in Gabaon
- 7 Ne forte in terra, quæ nobis sorte debetur, habitetis
-16 Audierunt quod in vicino habitarent
-22 Procul valde habitamus a vobis
10- 6 Reges Amorrhæorum qui habitant in montanis
11- 2 Qui habitabant in montanis et in planitie

Josue. 11- 3 Hevæum quoque qui habitabat ad radices Hermon
-19 Præter Hevæum qui habitabat in Gabaon
12- 2 Qui habitavit in Hesebon, dominatus est
- 4 Qui habitavit in Astaroth et in Edraï
13- 6 Omnium qui habitant in monte
-13 Et habitaverunt in medio Israël
14- 4 Nisi urbes ad habitandum et suburbana
15-63 Habitavitque Jebusæus cum filiis Juda
16-10 Non interfecerunt... Chananæum qui habitabat in Gazer Habitavitque Chananæus in medio Ephraïm
17-12 Cœpit Chananæus habitare in terra sua
-16 Qui habitant in terra campestri
-18 Atque purgabis ad habitandum spatia
19-47 Possederunt, et habitaverunt in ea
-50 Ædificavit civitatem, habitavitque in ea
20- 4 Dabunt ei locum ad habitandum
- 6 Et habitabit in civitate illa, donec stet
- 9 Et advenis qui habitabant inter eos
21- 2 Ut darentur nobis urbes ad habitandum
-41 Possederunt illam, atque habitaverunt in ea
22-19 Transite ad terram... et habitate inter nos
23-12 Si volueritis gentium harum, quæ inter vos habitant, erroribus adhærere
24- 2 Trans fluvium habitaverunt patres vestri
- 7 Et habitastis in solitudine multo tempore
- 8 Amorrhæi qui habitabat trans Jordanem
-13 Dediq... urbes... ut habitaretis in eis
-15 Diis Amorrhæorum, in quorum terra habitatis
Judic. 1- 9 Qui habitabat in montanis et ad Meridiem
-10 Contra Chananæum qui habitabat in Hebron
-16 Ad Meridiem Arad et habitaverunt cum eo
-17 Percusserunt simul Chananæum, qui habitabat in Sephaath
-21 Habitavitque Jebusæus cum filiis Benjamin
-27 Cœpitque Chananæus habitare cum eis
-29 Ephraïm... non interfecit Chananæum, qu habitabat in Gazer, sed habitavit cum eo
-30 Sed habitavit Chananæus in medio ejus
-32 Habitavitque in medio Chananæi habitat.
-33 Et habitavit inter Chananæum
-35 Habitavitque in monte Hares
2-12 Qui habitabant in circuitu eorum
-14 Vendiderunt hostibus, qui habitabant per gyrum
3- 3 Qui habitabat in monte Libano
- 5 Filii Israël habitaverunt in medio Chananæi
4- 2 Ipse a. habitabat in Haroseth gentium
5-16 Quare habitas inter duos terminos
-17 Aser habitabat in littore maris
6-10 In quorum terra habitatis
8-29 Abiit itaque Jerobaal... et habitavit in domo sua
9-21 Habitavitque ibi ob metum Abimelech
-46 Cum audissent qui habitabant in turre Sichimorum
10- 1 Qui habitavit in Samir montis Ephraïm
- 8 Omnes qui habitabant trans Jordanem
11- 3 Habitavit in terra Tob
- 8 Sisque dux omnium qui habitant in Galaad
-19 Qui habitabat in Hesebon, et dixerunt ei
-26 Quando habitavit in Hesebon et viculis ejus
12- 4 Et habitat in medio Ephraïm et Manasse
15- 8 Et descendens habitavit in spelunca petræ Etam
16- 4 Amavit mulierem quæ habitabat in valle Sorec
17- 7 Eratque ipse Levites, et habitabat ibi
- 9 Vado ut habitem ubi potuero
18- 1 Quærebat possessionem sibi, ut habitaret in ea
- 7 Videruntque populum habitantem in ea
-22 Viri qui habitabant in ædibus Michæ
-28 Eo quod procul habitarent a Sidone Quam rursum extruentes habitaverunt in ea
19- 1 Fuit quidam vir Levites habitans in latere montis Ephraïm
-16 Peregrinus habitabat in Gabaa
21-23 Ædificantes urbes, et habitantes in eis
Ruth. 3-11 Qui habitat intra portas urbis meæ
1 Reg. 12-11 Et habitastis confidenter
24- 1 Habitavit in locis tutissimis Engaddi
26- 3 David autem habitabat in deserto
-19 Ut non habitem in hæreditate Domini
27- 3 Et habitavit David cum Achis in Geth
- 5 Detur mihi locus... ut habitem ibi
- 7 Habitavit David in regione Philisthinorum
- 8 Hi e. pagi habitabantur in terra antiquitus
-11 Quibus habitavit in regione Philisthinorum
31- 7 Veneruntque Philisthiim et habitaverunt ibi
2 Reg. 5- 9 Habitavit autem David in arce
6-11 Et habitavit arca Domini in domo Obededom

2 Reg. 7- 2 Vides-ne quod ego habitem in domo cedrina
- 5 Numquid tu ædificabis mihi domum ad habitandum?
- 6 Neque enim habitavi in domo ex die illa
-10 Plantabo eum, et habitabit sub eo
9-13 Porro Miphiboseth habitabat in Jerusalem
11-11 Arca Dei et Israel et Juda habitant in papilionibus
15-19 Revertere, et habita cum rege
3 Reg. 2-36 Habita ibi: et non egredieris inde huc atque illuc
-38 Habitavit itaque Semeï in Jer. diebus multis
3-17 Ego et mulier hæc habitabamus in domo una
4-25 Habitabatque Juda et Israël absque timore
6-13 Habitabo in medio filiorum Israel
8-12 Dominus dixit ut habitaret in nebula
-27 Quod vere Deus habitet super terram
9-16 Chananæum, qui habitabat in civitate, interfecit
11-20 Eratque Genubath habitans apud Pharaonem
-24 AbieruntqueDamascum,et habitaverunt ibi
12-17 Quicumque habitabant in civitatibus Juda
-25 In monte Ephraïm, et habitavit ibi
13-11 Quidam senex habitabat in Bethel
-25 In qua prophetes ille senex habitabat
15-18 Regem Syriæ qui habitabat in Damasco
21- 8 Optimates, qui.. et habitabant cum Naboth
-11 Optimates, qui habitabant cum eo in urbe
4 Reg. 2-18 At ille habitabat in Jericho
4-13 In medio populi mei habito
-38 Filii prophetarum habitabant coram eo
6- 1 Ecce locus in quo habitamus coram te
- 2 Ut ædificemus nobis ibi locum ad habitandum
13- 5 Habitaveruntque filii Israël in tabernaculis
15- 5 Et habitabat in domo libera seorsum
16- 6 Habitaverunt ibi usque in diem hanc
17-24 Et habitaverunt in urbibus ejus
-25 Cumque ibi habitare cœpissent
-26 Et habitare fecisti in civitatibus Samariæ
-27 Et vadat, et habitet cum eis
-28 Habitavit in Bethel, et docebat eos
-29 In urbibus suis in quibus habitabat
22-14 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
23- 2 Universique qui habitabant in Jerusalem
1 Par. 2-55 Cognationes quoque scribarum habitantium in Jabes
4-23 Hi sunt figuli habitantes in Plantationibus
-28 Habitaverunt autem in Bersabee et Molada
-40 In qua ante habitaverant de stirpe Cham
-41 Habitaveruntque pro eis
-43 Et habitaverunt ibi pro eis usque ad diem hanc
5- 8 Ipse habitavit in Aroër usque ad Nebo
- 9 Habitavit usque ad introitum eremi
-10 Habitaveruntque pro eis in tabernaculis
-11 Filii vero Gad... habitaverunt in terra Basan
-16 Et habitaverunt in Galaad
-22 Habitaveruntq. pro eis usque ad transmigr.
7-29 In his habitaverunt filii Joseph
8- 6 Principes cognationum habitantium in Gabaa
-13 Principes cognationum habitantium in Aialon
-28 Principes, qui habitaverunt in Jerusalem
-29 In Gabaon autem habitaverunt Abigabaon
-32 Habitaveruntque ex adverso fratrum
9- 2 Qui a. habitaverunt primi in possessionibus
-16 Filii Elcana qui habitavit in atriis Netophathi
-38 Isti habitaverunt e regione fratrum
10- 7 Viri Israel, qui habitabant in campestribus Veneruntq. Philisth. et habitaverunt in eis
11- 5 Dixeruntque qui habitabant in Jebus
- 7 Habitavit autem David in arce
13- 2 Levitas, qui habitant in suburbanis
17- 1 Cum autem habitaret David in domo sua Ecce ego habito in domo cedrina
- 4 Non ædificabis tu mihi domum ad habitandum
- 9 Plantabitur, et habitabit in eo
2 Par. 2- 3 Ut ædificaret sibi domum, in qua et habitavit
6- 1 Dom. pollicitus est ut habitaret in caligine
- 2 Ut habitaret ibi in perpetuum
-18 Ergo-ne credibile est ut habitet Deus cum hominibus
8- 2 Et habitare ibi fecit filios Israël
-11 Non habitabit uxor mea in domo David
10-17 Qui habitabant in civitatibus Juda
11- 5 Habitavit autem Roboam in Jerusalem
16- 2 Regem Syriæ qui habitabat in Damasco
19- 4 Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem

2 Par. 19-10 Qui habitant in urbibus suis
20- 8 Habitaveruntque in ea, et extruxerunt
-15 Qui habitatis Jerusalem, et tu rex
26- 7 Contra Arabes qui habitabant in Gurbaal
-21 Habitavit in domo separata plenus lepra
28-18 Et habitaverunt in eis
30-25 Et habitantium in Juda
31- 4 Præcepit etiam populo habitantium Jerus.
- 6 Filii Israël et Juda qui habitabant in urbibus
34-22 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
35-18 Et habitantibus in Jerusalem
1 Esdr. 1- 4 In cunctis locis ubicumque habitant
2-70 Habitaverunt ergo sacerdotes et Levitæ
4-10 Et habitare eas fecit in civitatibus Samariæ
6-12 Deus a. qui habitare fecit nomen suum ibi
2 Esdr. 1- 9 Quem elegi ut habitaret nomen meum ibi
3-26 Nathinæi autem habitabant in Ophel
4-12 Qui habitabant juxta eos
7-73 Habitaverunt autem sacerdotes et Levitæ
8-14 Ut habitent filii Israel in tabernaculis
-17 Et habitaverunt in tabernaculis
11- 1 Habitaverunt a. principes populi in Jerus.
Qui habitaturi essent in Jerusalem civitate sancta
- 2 Qui se sponte obtulerant ut habitarent in Jerusalem
- 3 Principes provinciæ qui habitaverunt in Jerusalem
Habitavit a. unusquisque in possessione sua
- 4 Et in Jerusalem habitaverunt de filiis Juda
-6 Hi filii Phares qui habitaverunt in Jerusal.
-21 Et Nathinæi qui habitabant in Ophel
-25 De filiis Juda habitaverunt in Cariatharbe
13-16 Et Tyrii habitaverunt in ea
Tobiæ. 14-17 Et cunctis habitantibus in terra
Judith. 1- 7 Misit ad omnes qui habitabant in Cilicia
4- 1 Qui habitabant in terra Juda
5- 4 Quare præ omnibus qui habitant in Oriente
- 5 Qui in montanis habitat
- 7 Hic primum in Mesopotamia habitavit
- 9 Præcepit eis ut... habitarent in Charan
-14 In quibus nunquam homo habitare potuit
7-11 Defecerunt cisternæ... habitantibus Bethuliam
12-10 Suade..ut sponte consentiat habitare mecum
Esth. 11- 3 Homo Judæus qui habitabat in urbe Susis
Job. 4-19 Quanto magis hi qui habitant domos luteas
15-28 Habitavit in civitatibus desolatis
18-15 Habitent in tabernaculo illius socii ejus
26- 5 Ecce gigantes gemunt sub aquis, et qui habitant cum eis
30- 6 In desertis habitabant torrentium
38-19 In qua via lux habitet, et tenebrarum quis locus sit
Psal. 2- 4 Qui habitat in cœlis, irridebit eos
5- 6 Neque habitabit juxta te malignus
-12 In æternum exultabunt: et habitabis in eis
9-12 Psallite Domino qui habitat in Sion
14- 1 Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
16-12 Et sicut catulus leonis habitans in abditis
21- 4 Tu autem in sancto habitas, laus Israël
23- 1 Et universi qui habitant in eo
32-14 Respexit super omnes qui habitant terram
48- 2 Auribus percipite omnes qui habitatis orbem
64- 9 Timebunt qui habitant terminos a signis tuis
67- 7 Qui exasperant, qui habitant in sepulcris
-11 Animalia tua habitabunt in ea
-17 Mons in quo beneplacitum est Deo habitare in eo
Etenim Dominus habitabit in finem
68-37 Qui diligunt nomen ejus, habitabunt in ea
73- 2 Mons Sion, in quo habitasti in eo
74- 4 Liquefacta est terra, et omnes qui habitant in ea
77-55 Et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus Israël
-60 Tabernaculum suum, ubi habitavit in hominibus
82- 8 Alienigenæ cum habitantibus Tyrum
83- 5 Beati, qui habitant in domo tua, Domine
-11 Magis quam habitare in tabernaculis peccatorum
90- 1 Qui habitat in adjutorio Altissimi
93-17 Paulominus habitasset in inferno anima mea
97- 7 Orbis terrarum et qui habitant in eo
100- 7 Non habitabit in medio domus meæ
101-29 Filii servorum tuorum habitabunt
103-12 Super ea volucres cœli habitabunt
112- 5 Quis sicut Dom. D. noster qui in altis habitat
- 9 Qui habitare facit sterilem in domo
119- 5 Habitavi cum habitantibus Cedar
122- 1 Ad te levavi oculos meos qui habitas in cœlis
124- 1 Non commovebitur in æternum, qui habitat (-2) in Jerusalem

Psal. 131-14 Hic habitabo, quoniam elegi eam
132- 1 Ecce quam bonum..habitare fratres in unum
134-21 Benedictus Do. ex Sion, qui habitat in Jerus.
138- 9 Et habitavero in extremis maris
139-14 Et habitabunt recti cum vultu tuo
Prov. 2-21 Qui enim recti sunt, habitabunt in terra
8-12 Ego sapientia habito in consilio
10-30 Impii autem non habitabunt super terram
21-19 Melius est habitare in terra deserta
Cant. 8-13 Quæ habitas in hortis, amici auscultant
Sap. 1- 4 Nec habitabit in corpore subdito peccatis
11- 2 Per deserta, quæ non habitabantur
Eccli. 24- 7 Ego in altissimis habitavi
25-11 Beatus qui habitat cum muliere sensata
-23 Quam habitare cum muliere nequam
36-19 Et sciant omnes qui habitant terram
41-23 Et de loco, in quo habitas
50-28 Stultus populus, qui habitat in Sichimis
Isai. 1-21 Justitia habitavit in ea, nunc autem homicidæ
5- 8 Numquid habitabitis vos soli in medio terræ
6- 5 In medio populi polluta labia habentis ego habito
8-14 Et in ruinam habitantibus Jerusalem
-18 Qui habitat in monte Sion
9- 2 Habitantibus in regione umbræ mortis
- 9 Et habitantes Samariam in superbia
11- 6 Habitabit lupus cum agno
13-20 Non habitabitur usque in finem
-21 Habitabunt ibi struthiones
16- 4 Habitabunt apud te profugi mei
21-14 Ferte aquam, qui habitatis terram Austri
22-15 Ingredere ad eum qui habitat in tabernaculo
-21 Et erit quasi pater habitantibus Jerusalem
23- 2 Tacete, qui habitatis in insula
- 6 Ululate, qui habitatis in insula
-18 Quia his qui habitaverint coram Domino
26- 5 Quia incurvabit habitantes in excelso
-19 Et laudate, qui habitatis in pulvere
30-19 Populus e. Sion habitabit in Jerusalem
32-16 Et habitabit in solitudine judicium
33- 5 Quoniam habitabit in excelso
-14 Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante? Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis?
-16 Iste in excelsis habitabit
-24 Populus qui habitat in ea, auferetur
34-11 Ibis et corvus habitabunt in ea
-17 In generationem et generationem habitabunt in ea
35- 7 In quibus prius dracones habitabant
37-37 Sennacherib rex Assyr. et habitavit in Ninive
42-11 In domibus habitabit Cedar
44-13 Quasi speciosum hominem habitantem in domo
-26 Qui dico Jerusalem: Habitaberis
45-18 Ut habitaretur, formavit eam
47- 8 Audi hæc delicata, et habitans confidenter
49-20 Fac spatium mihi ut habitem
57-15 Hæc dicit Excelsus et sublimis habitans æternitatem
Nomen ejus in excelso et in sancto habitans
62- 5 Habitabit enim juvenis cum virgine, et habitabunt in te filii tui
65- 4 Qui habitant in sepulcris, et in delubris
- 9 Et servi mei habitabunt ibi
-21 Et ædificabunt domos, et habitabunt
-22 Non ædificabunt, et alius habitabit
Jerem. 2- 6 Per terram in qua... neque habitavit homo
-15 Et non est qui habitet in eis
4-29 Et non habitat in eis homo
6-12 Extendam manum meam super habitantes terram
7- 3 Et habitabo vobiscum in loco isto
- 7 Habitabo vobiscum in loco isto
-12 Ubi habitavit nomen meum a principio
8- 1 Ossa eorum qui habitaverunt Jerusalem
9-26 Qui attonsi sunt in comam, habitantes in deserto
10-17 Congrega... quæ habitas in obsidione
12- 4 Propter malitiam habitantium in ea
17- 6 Sed habitabit in siccitate in deserto
-25 Et habitabitur civitas hæc in sempiternum
21- 9 Qui habitaverit in urbe hac, morietur gladio
23- 6 Et Israël habitabit confidenter
- 8 Et habitabunt in terra sua
24- 8 Qui habitant in terra Ægypti
25- 5 Et habitabitis in terra, quam dedit Dominus
-24 Regibus Occidentis qui habitant in deserto
27-11 Et colet eam, et habitabit in ea
29- 5 Ædificate domos, et habitate
-28 Ædificate domos, et habitate
31-24 Habitabunt in eo Judas, et omnes civitates
32-37 Habitare eos faciam confidenter
33-16 Jerusalem habitabit confidenter
35- 7 Sed in tabernaculis habitabitis cunctis dieb.

Jerem. 35- 9 Non ædificaremus domos ad habitandum
-10 Sed habitavimus in tabernaculis
-15 Et habitabitis in terra quam dedi vobis
39-14 Ut intraret in domum et habitaret in popul
40- 5 Sed habita apud Godoliam filium Ahicam
Habita ergo cum eo in medio populi
- 6 Et habitavit cum eo in medio populi
- 9 Habitate in terra, et servite regi Babylonis
-10 Ecce ego habito in Masphath
42-12 Et habitare vos faciam in terra vestra
-13 Non habitabimus in terra ista
-14 Et ibi habitabimus
-15 Intraveritis ut ibi habitetis
-17 Ut ingrediantur Ægyptum, ut habitent ibi
-22 Ad quem voluistis intrare ut habitaretis ib
43- 2 Ne ingrediamini Ægyptum, ut habitetis illi
- 5 Ut habitarent in terra Juda
44- 1 Ad omnes Judæos qui habitabant in terr. Ægypti, habitantes in Magdalo et in Taphnis
- 8 In quam ingressi estis ut habitetis ibi
-12 Ut ingrederentur terram Ægypti, et habitarent ibi
-14 Ut revertantur et habitent ibi
-15 Omnis populus habitantium in terra Ægypt
-26 Omnis Juda, qui habitatis in terra Ægypti
-28 Ingredientium terram Ægypti ut habitent ib
46-26 Post hæc habitabitur sicut diebus pristinis
48-28 Et habitate in petra, habitatores Moab
49- 1 Et populus ejus in urbibus ejus habitavit?
-16 Qui habitas in cavernis petræ
-18 Non habitabit ibi vir, et non incolet eam
-30 In voraginibus sedete, qui habitatis Asor
-31 Ad gentem quietam et habitantem confidenter
Non ostia, nec vectes eis: soli habitant
50- 3 Et non erit qui habitet in ea ab homine
-13 Ab ira Domini non habitabitur
-39 Propterea habitabunt dracones cum fauni ficariis: et habitabunt in ea struthiones
-40 Non habitabit ibi vir, et non incolet eam
51-13 Quæ habitas super aquas multas
-30 Habitaverunt in præsidiis
-43 Terra in qua nullus habitet
-62 Ne sit qui in eo habitet ab homine usque a pecus
Thren. 1- 3 Habitavit inter gentes, nec invenit requien
4-15 Non addet ultra ut habitet in eis
-21 Lætare, filia Edom, quæ habitas in terra Hu
Baruc. 1- 4 Omnium habitantium in Babylonia
-15 Sicut est dies hæc omni Juda et habitantibu in Jerusalem
3-13 Habitasses utique in pace sempiterna
-20 Et habitaverunt super terram
4-35 Et habitabitur a dæmoniis
Ezech. 2- 6 Et cum scorpionibus habitas
3-15 Ad eos qui habitabant juxta fluvium Choba
7- 7 Veniet contritio super te, qui habitas i terra
12- 2 In medio domus exasperantis tu habitas
-19 Ad eos qui habitant in Jerusalem in terra Isr
Propter iniquitatem omnium qui habitan in ea
-20 Et civitates quæ nunc habitantur
16-46 Ipsa et filiæ ejus, quæ habitant ad sinistran
Soror a. tua minor te, quæ habitat a dextri
17-23 Et habitabunt sub ea omnes volucres
26-17 Quomodo periisti, quæ habitas in mari
-19 Sicut civitates quæ non habitantur
-20 Qui deducuntur in lacum, ut non habiteris
27- 3 Dices Tyro, quæ habitat in introitu maris
28-25 Et habitabunt in terra sua, quam dedi serv meo Jacob
-26 Et habitabunt in ea securi
Plantabunt vineas et habitabunt confidente
29-11 Et non habitabitur quadraginta annis
31- 6 Sub umbraculo illius habitabat cœtus gen tium
-13 In ruina ejus habitaverunt omnia volatilia
32- 4 Et habitare faciam super te omnia volatili
33-24 Qui habitant in ruinosis his super humur Israël
-27 Quia qui in ruinosis habitant, gladio cader
34-25 Qui habitant in deserto, securi dormient
-28 Sed habitabunt confidenter absque ullo ter rore
35- 9 Et civitates tuæ non habitabuntur
36-10 Et habitabuntur civitates, et ruinosa instau rabuntur
-11 Et habitare vos faciam sicut a principio
-17 Domus Israël habitaverunt in humo sua
-28 Et habitabitis in terra, quam dedi patrib
37-25 Et habitabunt super terram quam dedi ser vo meo Jacob, in qua habitaverunt patr vestri: et habitabunt super eam ipsi

Ezech. 38- 8 Habitabunt in ea confidenter universi
-11 Veniam ad quiescentes, habitantesq. secure
Hi omnes habitant sine muro
-14 Cum habitaverit populus meus Israël confidenter
39- 6 In his qui habitant in insulis confidenter
-26 Cum habitaverint in terra sua confidenter
43- 7 Ubi habito in medio filiorum Isr. in ætern.
- 9 Et habitabo in medio eorum semper
Dan. 2-38 Omnia in quibus habitant filii hominum
3-98 Qui habitant in universa terra
4- 9 Subter eam habitabant animalia et bestiæ
-18 Subter eam habitantes bestiæ agri
6-25 Tribubus et linguis habitantibus in universa terra
13- 1 Et erat vir habitans in Babylone
14-42 Paveant omnes habitantes in universa terra
Osee. 4- 3 Infirmabitur omnis qui habitat in ea
9- 3 Non habitabunt in terra Domini
Joel. 3-17 Dominus Deus vester, habitans in Sion monte sancto
-20 Et Judæa in æternum habitabitur
Amos. 3-12 Filii Israël, qui habitant in Samaria
5-11 Ædificabitis, et non habitabitis in eis
9- 5 Et lugebunt omnes habitantes in ea
Abdiæ. - 3 Extulit te, habitantem in scissuris petrarum
Mich. 1-11 Non est egressa, quæ habitat in exitu
-12 Quæ habitat in amaritudinibus
-13 Tumultus quadrigæ stuporis habitanti Lachis
-15 Adducam tibi quæ habitas in Maresa
4-10 Et habitabis in regione, et venies
6-12 Et habitantes in ea loquebantur
-16 Et habitantes in ea in sibilum
7-14 Pasce... habitantes solos in saltu
Nahum. 1- 5 Et omnes habitantes in eo
3- 8 Alexandria pop. quæ habitat in fluminibus
Habac. 2- 8 Et omnium habitantium in ea
-17 Et omnium habitantium in ea
Soph. 1- 4 Super omnes habitantes Jerusalem
-13 Ædificabunt domos, et non habitabunt
-18 Cunctis habitantibus terram
2- 5 Væ qui habitatis funiculum maris
-15 Hæc est civitas gloriosa habitans in confidentia
Aggæi. 1- 4 Numquid tempus vobis est ut habitetis in domibus laqueatis
Zach. 1-11 Ecce omnis terra habitatur, et quiescit
2- 4 Absque muro habitabitur Jerusalem
- 7 O Sion, fuge, quæ habitas apud filiam Babylonis
-10 Ecce ego venio, et habitabo in medio tui
-11 Et habitabo in medio tui
3- 8 Tu et amici tui, qui habitant coram te
7- 7 Cum adhuc Jerusalem habitaretur
Et in campestribus habitaretur
8- 3 Et habitabo in medio Jerusalem
- 4 Adhuc habitabunt senes et anus in plateis
- 8 Adducam eos, et habitabunt in medio Jerusalem
-20 Usquequo... habitent in civitatibus multis
9- 5 Et Ascalon non habitabitur
11- 6 Non parcam ultra super habitantes terram
12- 6 Habitabitur Jerusalem rursus in loco suo
- 7 Gloria habitantium Jerusal. contra Judam
13- 1 Habitantibus Jer. in ablutionem peccatoris
14-10 Et habitabit in loco suo a porta Benjamin
-11 Et habitabunt in ea, et anathema non erit
1 Mac. 1-29 Commota est terra super habitantes in ea
3-45 Et Jerusalem non habitabatur
6-12 Misi auferre habitantes Judæam sine causa
9-73 Habitavit Jonathas in Machmas
10-10 Et habitavit Jonathas in Jerusalem
13-53 Et habitavit ibi ipse, et qui cum eo erant
-54 Et habitavit in Gazaris
14-34 In qua hostes antea habitabant
2 Mac. 1-14 Cum ea habitaturus venit ad locum Antiochus
3- 1 Cum sancta civitas habitaretur in omni pace
5-17 Propter peccata habitantium civitatem
12- 3 Rogaverunt Judæos, cum quibus habitabant
- 8 Velle pari modo facere habitantibus secum Judæis
-13 Quæ a turbis habitabatur gentium promisc.
-27 In qua multitudo divers. gentium habitabat
Matth. 2-23 Habitavit in civitate, quæ vocatur Nazareth
4-13 Et habitavit in Capharnaum maritima
12-45 Et intrantes habitant ibi
13-32 Ita ut volucres cœli veniant, et habitent in ramis ejus
23-21 Jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso
Marc. 4-32 Ita ut possint sub umbra ejus aves cœli habitare
Luc. 11-26 Nequiores se, et ingressi habitant ibi
13- 4 Præter omnes homines habitantes in Jerus.

Joan. 1-14 Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis
-38 Dixerunt ei : Rabbi... ubi habitas ?
Act. 1-19 Notum factum est omnibus habitantibus
2- 5 Erant a. in Jerusalem habitantes Judæi
- 9 Et qui habitant Mesopotamiam
-14 Et qui habitatis Jerusalem universi
4-16 Omnibus habitantibus Jerusalem
7- 4 Exiit... et habitavit in Charan
In terram istam in qua nunc vos habitatis
-48 Sed non Excelsus in manufactis habitat
9-22 Confundebat Judæos, qui habitabant Damasci
-32 Deveniret ad sanctos, qui habitabant Lyddæ
-35 Omnes, qui habitabant Lyddæ, et Saronæ
11-29 Mittere habitantibus in Judæa fratribus
13-27 Qui enim habitabant Jerusalem
17-24 Non in manufactis templis habitat
19-10 Ita ut omnes, qui habitabant in Asia
-17 Judæis atque gentilibus, qui habitabant Ephesi
Rom. 7-17 Sed quod habitat in me, peccatum
-18 Scio enim quia non habitat in me
-20 Sed quod habitat in me, peccatum
8- 9 Si tamen spiritus Dei habitat in vobis
-11 Quod si Spiritus ejus... habitat in vobis
1 Cor. 3-16 Et Spiritus Dei habitat in vobis
7-12 Et hæc consentit habitare cum illo
13 Et hic consentit habitare cum illa
Ephes. 3-17 Christum habitare per fidem in cordibus
Colos. 3-16 Verbum Christi habitet in vobis abundanter
2 Tim. 1- 5 Quæ et habitavit primum in avia tua Loide
-14 Per Spiritum sanctum qui habitat in nobis
Hebr. 11- 9 In casulis habitando, cum Isaac
Jacob. 4- 5 Concupiscit spiritus qui habitat in vobis
2 Petr. 2- 8 Habitans apud eos, qui de die in diem
3-13 In quibus justitia habitat
Apoc. 2-13 Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanæ
Ubi Satanas habitat
3-10 Quæ ventura est..tentare habitantes in terra
6-10 De iis, qui habitant in terra
7-15 Qui sedet in throno, habitabit super illos
8-13 Væ, væ, væ habitantibus in terra
11-10 Cruciaverunt eos, qui habitabant super terram
12-12 Lætamini, cœli, et qui habitatis in eis
13- 6 Et eos, qui in cœlo habitant
-12 Fecit terram, et habitantes in ea
-14 Et seduxit habitantes in terra
Dicens habitantibus in terra
21- 3 Et habitabit cum eis

HABITUDO.

Gen. 41- 4 Quarum mira species et habitudo corporum erat
2 Mac. 15-13 Magni decoris habitudine

HABITUS.

Gen. 38-14 Mutato habitu, sedit in bivio itineris
-19 Depositoque habitu, quem sumpserat
1 Reg. 28- 8 Mutavit ergo habitum suum
2 Reg. 20- 8 Tunica stricta ad mensuram habitus sui
3 Reg. 14- 2 Surge, et commuta habitum, ne cognoscaris
22-30 Porro rex Israël mutavit habitum suum
4 Reg. 1- 7 Cujus figuræ et habitus est vir ille?
2 Par. 18-29 Mutabo habitum, et sic ad pugnam vadam
Mutatoque rex Isr. habitu, venit ad bellum
Esth. 15- 5 Cumque regio fulgeret habitu
Philip. 2- 7 Et habitu inventus ut homo
1 Tim. 2- 9 Similiter et mulieres in habitu ornato
Tit. 2- 3 Anus similiter in habitu sancto
Jacob. 2- 2 Introierit a. et pauper in sordido habitu

HABOR.

Urbs Medorum juxta fluvium Gozan. Putant tamen Habor esse, non civitatem, sed fluvium terræ Gozan.

4 Reg. 17- 6 Posuitque eos in Hala et in Habor juxta fluvium Gozan
18-11 Collocavitque eos in Hala et in Habor fluviis Gozan
1 Par. 5-26 Adduxit eos in Lahela, et in Habor, et Ara

HABSANIAS.

Pater Jeremiæ Rechabitæ, avus Jezoniæ.

Jerem. 35- 3 Assumpsi Jezoniam filium Jeremiæ, filii Habsaniæ

HACCUS.

Pater Uriæ et avus Merimuth, qui, cum reædificarentur muri Jerusalem et templum, ædificavit mensuram duplicem.

2 Esdr. 3-21 Merimuth filius Uriæ filii Haccus

HACELDAMA.

Locus ad Australem plagam montis Sion. Ager erat figuli, ita dictus, vel quia figuli erat, vel quia ex eo ad vasa fingenda materiam figuli petebant, vel quod etiam testarum fragmenta ibi projicerentur; quem emerunt principes sacerdotum ex triginta argenteis quos projecerat Judas in templo, et destinarunt ad sepulturam peregrinorum, id est, Judæorum qui Hierosolymis decederent extra patriam, nec in proprium sepulcrum possent inferri. Propter autem proditionem Judæ postea dictus est Haceldama, *id est, ager sanguinis.*

Matth. 27- 8 Vocatus est ager ille, Haceldama
Act. 1-19 Haceldama, hoc est, ager sanguinis

HACHAMONI.

Pater Jesbaam, qui fuit princeps inter triginta viros fortes David. Iste levavit hastam suam super trecentos Philisthinos una vice vulneratos, et octingentos interfecit in una tantum pugna, sicut refertur in 2 Reg. 23-8.

1 Par. 11-11 Jesbaam filius Hachamoni princeps
27-32 Ipse et Jahiel filius Hachamoni erant cum filiis regis

HACHELAI.

Pater Nehemiæ, qui vocatur Athersatha.

2 Esdr. 10- 1 Signatores a. fuerunt, Nehemias Athersatha, filius Hachelaï

HACHILA.

Collis in tribu Juda, ad dextram, id est, ad Ortum deserti Ziph, in quo post modum constructa fuit civitas et Massada nominata.

1 Reg. 23-19 In colle Hachila, quæ est ad dextram deserti
26- 1 Ecce David absconditus est in colle Hachila
- 3 Et castrametatus est Saül in Gabaa Hachila

HACUPHA.

Anno mundi 3515. Princeps Nathinæorum, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-51 Filii Bacbuc, Filii Hacupha, Filii Harhur
2 Esdr. 7-53 Filii Bacbuc, Filii Hacupha, filii Harhur

HADAD.

Octavus Ismahelis filius filii Abrahæ. Hadad iste vocatur Hadar in Genesis capite 25.

1 Par. 1-30 Masma, et Duma, Massa, Hadad, et Thema

HADAIA.

Pater Ididæ matris Josiæ regis Juda.

4 Reg. 22- 1 Nomen matris ejus Idida, filia Hadaïa

HADAR. *Vide* HADAD.

Gen. 25-15 Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis

HADASSA.

In tertia regione sive parte tribus Judæ, urbium sexdecim secunda describitur, inter Sanan et Magdalgal. Vicus forte est a Josepho Adasa nominatus, apud quem Judas Machabæus, cum Antiochi ducibus congressus, multis hostibus interfectis, fortiter occubuit.

Josue. 15-37 Sanan, et Hadassa, et Magdalgal

HADID.

Multi dicunt Hadid ducem esse turmæ e captivitate redeuntem cum Zorobabel: multo plures autem aiunt urbem esse in tribu Benjamin ad Jordanem.

1 Esdr. 2-33 Filii Lod, Hadid, et Ono
2 Esdr. 7-37 Filii Lod, Hadid, et Ono
11-34 Hadid, Seboïm, et Neballat, Lod

HADRACH.

Vicus sive oppidum juxta Damascum.

Zach. 9- 1 Onus verbi Domini in terra Hadrach

HADRIEL.

Filius Berzellai. Tempus advenerat quo Saül dare deberet filiam suam Merob Davidi; porro data est Hadrieli Molathitæ, fide soluta, insignique injuria Davidi allata.

1 Reg. 18-19 Data est Hadrieli Molathitæ uxor
2 Reg. 21- 8 Quos genuerat Hadrieli filio Berzellai

HÆREDITARIE.

Ezech. 46-16 Hæreditas... possidebunt eam hæreditarie

HÆREDITARIUS.

Levit. 25-46 Et hæreditario jure transmittetis ad posteros
Deut. 4-20 Ut haberet populum hæreditarium, sicut est

HÆREDITAS.

Gen. 31-14 Et hæreditate domus patris nostri
Exod. 15-17 Introduces eos, et plantabis in monte hæreditatis tuæ
Levit. 20-24 Possidete terram eorum, quam dabo vobis in hæreditatem
Num. 18-20 Ego pars et hæreditas tua in medio filiorum Israël
24-18 Hæreditas Seïr cedet inimicis suis
27- 6 Da eis possessionem... et ei in hæreditatem succedant
- 8 Homo cum mortuus fuerit absque filio, ad filiam ejus transibit hæreditas
-10 Dabitis hæreditatem fratribus patris ejus
-11 Dabitur hæreditas his qui ei proximi sunt
32-18 Usque dum possideant filii Israël hæreditatem suam
33-54 Singulis ut sors ceciderit, ita tribuetur hæreditas
35- 8 Juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis
36- 3 Et translata..de nostra hæreditate minuetur
- 8 Maritos accipient : ut hæreditas permaneat familiis
Deut. 3-18 Dat vobis terram hanc in hæreditatem
9-26 Ne disperdas populum tuum, et hæreditatem tuam
-29 Qui sunt populus tuus, et hæreditas tua
18- 1 Non habebunt sacerdotes... hæreditatem
- 2 Dominus enim ipse est hæreditas eorum
32- 9 Jacob funiculus hæreditatis ejus
33- 4 Hæreditatem multitudinis Jacob
Josue. 13- 6 Veniat ergo in partem hæreditatis Israël
-14 Ipsa est ejus hæreditas, sicut locutus est illi
17- 6 Filiæ e. Manasse possederunt hæreditatem
-11 Fuitque hæreditas Manasse in Issachar et in Aser
18- 7 Sed sacerdotium Dom. est eorum hæreditas
19- 1 Fuitque hæreditas (-2) eorum in medio possessionis filiorum Judæ
- 8 Hæc est hæreditas filiorum Simeon juxta cognationes suas
- 9 Filii Simeon possederunt in medio hæreditatis eorum
-16 Hæc est hæreditas tribus filiorum Zabulon
-18 Fuitque ejus hæreditas Jezraël, et Casaloth
Ruth. 4- 5 Ut suscites nomen propinqui tui in hæreditate sua
-10 Ut suscitem nomen defuncti in hæreditate s.
1 Reg. 10- 1 Unxit te Dominus super hæreditatem suam in principem
26-19 Ut non habitem in hæreditate Domini
2 Reg. 14-16 Qui volebant de hæreditate Dei delere me
20- 1 Non est nobis pars in David, neque hæreditas in filio Isaï
-19 Quare præcipitas hæreditatem Domini ?
21- 3 Quid faciam vobis...ut benedicatis hæreditati Domini ?
3 Reg. 8-51 Populus enim tuus est, et hæreditas tua
-53 Tu enim separasti eos tibi in hæreditatem
12-16 Quæ nobis pars in David ? vel quæ hæreditas in filio Isaï ?
21- 3 Ne dem hæreditatem patrum meorum tibi
- 4 Non dabo tibi hæreditatem patrum meorum
4 Reg. 21-14 Dimittam vero reliquias hæreditatis meæ
1 Par. 16-18 Tibi dabo ter.. funiculum hæreditatis vestræ
2 Par. 10-16 Non est nobis.. neq. hæredita in filio Isaï
Tobiæ. 14-15 Et omnem hæreditatem domus Raguelis
Esth. 10-12 Ac misertus est hæreditatis suæ
13-15 Volunt nos inimici nostri perdere, et hæreditatem tuam delere
14- 5 Ut possideres hæreditatem sempiternam
- 9 Et delere hæreditatem tuam, et claudere ora
Job. 20-29 Hæc est... et hæreditas verborum ejus a Do.
27-13 Hæc est... et hæreditas violentorum
31- 2 Hæreditatem Omnipotens de excelsis
42-15 Deditque eis pater suus hæreditatem
Psal. 2- 8 Et dabo tibi gentes hæreditatem tuam
5- 1 Pro ea quæ hæreditatem consequitur
15- 5 Dominus pars hæreditatis meæ, et calicis mei: tu es qui restitues hæreditatem meam
- 6 Etenim hæreditas mea præclara et mihi
27- 9 Et benedic hæreditati tuæ
32-12 Populus, quem elegit in hæreditatem sibi
36-18 Et hæreditas eorum in æternum erit
-34 Ut hæreditate capias terram
Psal. 46- 5 Elegit nobis hæreditatem suam, speciem Jacob
60- 6 Dedisti hæreditatem timentibus nomen t.
67-10 Pluviam voluntariam segregabis Deus hæreditati tuæ
68-36 Et inhabitabunt ibi, et hæreditate acquirent
73- 2 Redemisti virgam hæreditatis tuæ : mons Sion
77-62 Et hæreditatem suam sprevit
-71 Pascere Jacob.. et Israel hæreditatem suam
78- 1 Deus, venerunt gentes in hæreditatem tuam
82-13 Hæreditate possideamus sanctuarium Dei
93- 5 Et hæreditatem tuam vexaverunt
-14 Et hæreditatem suam non derelinquet
104-11 Tibi dabo... funiculum hæreditatis vestræ
105- 5 Ut lauderis cum hæreditate tua
-40 Et abominatus est hæreditatem suam
110- 7 Ut det illis hæreditatem gentium
118-111 Hæreditate acquisivi testimonia tua in æternum
126- 3 Ecce hæreditas Dom., filii ; merces, fructus
134-12 Et dedit terram eorum hæreditatem Hæreditatem Israel populo suo
135-21 Et dedit terram eorum hæreditatem
-22 Hæreditatem Israel servo suo
Prov. 17- 2 Et inter fratres hæreditatem dividet
20-21 Hæreditas, ad quam festinatur in principio
Eccli. 9- 6 Ne perdas te, et hæreditatem tuam
22- 4 Filia prudens hæreditas viro suo
-29 Ut et in hæreditate illius cohæres sis
23-15 Non inveniatur in hæreditate Jacob
-32 Statuens hæreditatem ex alieno matrimonio
24-11 Et in hæreditate Domini morabor
-16 Et in parte Dei mei hæreditas illius
-27 Et hæreditas mea super mel et favum
-33 Et hæreditatem domui Jacob, et Israël promissiones
33-24 In tempore exitus tui distribue hæreditatem
41- 9 Filiorum peccatorum periet hæreditas
42- 3 Et de datione hæreditatis amicorum
44-12 Hæreditas sancta nepotes eorum
-26 Dedit illi hæreditatem, et divisit illi partem
45-25 Dedit illi hæreditatem, et primitias frugum
-27 Ipse est enim pars ejus et hæreditas
-31 Hæreditas ipsi et semini ejus, ut daret sapientiam
46- 2 Ut consequeretur hæreditatem Israël
-10 Inducere illos in hæreditatem, in terram...
-11 Et semen ipsius obtinuit hæreditatem
Isai. 17-11 Ablata est messis in die hæreditatis
19-25 Hæreditas autem mea Israël
47- 6 Iratus sum super populum meum, contaminavi hæreditatem meam
49- 8 Ut suscitares terram, et possideres hæreditates dissipatas
54-17 Hæc est hæreditas servorum Domini
58-14 Et cibabo te hæreditate Jacob patris tui
63-17 Convertere propter servos tuos, tribus hæreditatis tuæ
Jerem. 2- 7 Et hæreditatem meam posueris in abominat.
3-19 Hæreditatem præclaram exercituum gent.
10-16 Et Israël virga hæreditatis ejus
12- 7 Reliqui domum meam, dimisi hæreditatem
- 8 Facta est mihi hæreditas mea quasi leo in sylva
- 9 Numquid avis discolor hæreditas mea mihi?
-13 Hæreditatem acceperunt, et non eis proderit
-14 Qui tangunt hæreditatem, quam distribui
-15 Virum ad hæreditatem suam, et virum in terram suam
16-18 Abominationibus suis impleverunt hæreditatem meam
17- 4 Et relinqueris sola ab hæreditate tua
32- 8 Quia tibi competit hæreditas
49- 1 Cur igitur hæreditate possedit Melchon, Gad
50-11 Quoniam exultatis... diripientes hæreditatem meam
51-19 Ipse est, et Israël sceptrum hæreditatis ejus
Thren. 5- 2 Hæreditas nostra versa est ad alienos
Ezech. 25- 4 Idcirco ego tradam te filiis Orientalibus in hæreditatem
-10 Filiis Orientis... dabo eam in hæreditatem
33-24 Unus erat Abraham, et hæreditate possedit terram
-25 Numquid terram hæreditate possidebitis ?
-26 Et terram hæreditate possidebitis ?
35-10 Duæ terræ meæ erunt, et hæreditate possidebo
-15 Sicuti gavisus est super hæreditatem domus Israel
36- 2 Altitudines sempiternæ in hæreditatem datæ sunt nobis
- 3 Et facti in hæreditatem reliquis gentibus
- 5 Quæ dederunt... sibi in hæreditatem cum gaudio
Ezech. 36-12 Et hæreditate possidebunt te
Et eris eis in hæreditatem
44-28 Non erit autem eis hæreditas
Ego hæreditas eorum : et possessionem non dabitis eis
46-16 Hæreditas ejus, filiorum suorum erit
-17 Si autem dederit legatum de hæreditate sua
Hæreditas autem ejus, filiis ejus erit
-18 Princeps de hæreditate populi
Hæreditatem dabit filiis suis
47-22 Et mittetis eam in hæreditatem vobis
48-28 Hæreditas contra mare magnum
Joel. 2-17 Et ne des hæreditatem tuam in opprobrium
3- 2 Et hæreditate mea Israel, quos disperserunt in nationibus
Mich. 1-14 Propter. dabit emissarios sup. hæreditatem
2- 2 Calumniabantur... virum, et hæreditatem
7-14 Gregem hæreditatis tuæ, habitantes solos in saltu
-18 Transis peccatum reliquiarum hæreditatis
Malac. 1- 3 Et hæreditatem ejus in dracones deserti
1 Mac. 2-56 Caleb, dum testificatur... accepit hæreditatem
6-24 Et hæreditates nostræ diripiebantur
15-33 Neque aliena detinemus: sed hæreditatem patrum nostrorum
-34 Vindicamus hæreditatem patrum nostr.
2 Mac. 2- 4 In quo Moyses ascendit, et vidit Dei hæreditatem
-17 Et reddidit hæreditatem omnibus, et regnum
Matth. 21-38 Occidamus eum, et habebimus hæreditatem
Marc. 12- 7 Occidamus eum : et nostra erit hæreditas
Luc. 12-13 Dic fratri meo ut dividat mecum hæreditatem
20-14 Occidamus illum, ut nostra fiat hæreditas
Act. 7- 5 Et non dedit illi hæreditatem in ea
20-32 Dare hæreditatem in sanctificatis omnibus
Galat. 3-18 Nam si ex lege hæreditas, jam non ex promissione
Ephes. 1-14 Qui est pignus hæreditatis nostræ, in redemptionem acquisitionis
-18 Quæ divitiæ gloriæ hæreditatis ej. in sanctis
5- 5 Non habet hæreditatem in regno Christi
Colos. 3-24 Scientes quod... accipietis retributionem hæreditatis
Hebr. 1-14 Qui hæreditatem capient salutis
9-15 Qui vocati sunt æternæ hæreditatis
11- 8 Quem accepturus erat in hæreditatem
1 Petr. 1- 4 In hæreditatem incorruptibilem, et incontaminatam
3- 9 Quia in hoc vocati estis, ut benedictionem hæreditate possideatis

HÆREDITO.

Psal. 24-13 Et semen ejus hæreditabit terram
36- 9 Sustinentes a. Dominum, ipsi hæreditabunt terram
-11 Mansueti autem hæreditabunt terram
-22 Quia benedicentes ei hæreditabunt terram
-29 Justi autem hæreditabunt terram
81- 8 Quoniam tu hæreditabis in omnibus gent.
Eccli. 4-14 Qui tenuerint illam, vitam hæreditabunt
-17 Si crediderit ei, hæreditabit illam
6- 1 Improperium e. et contumeliam malus hæreditabit
10-13 Hæreditabit serpentes, et bestias, et vermes
15- 6 Et nomine æterno hæreditabit illum
17- 9 Et legem vitæ hæreditavit illos
19- 3 Putredo et vermes hæreditabunt illum
20-27 Perditionem autem ambo hæreditabunt
24-13 In Jacob inhabita, et in Israël hæreditare
36-13 Et hæreditabit eos, sicut ab initio
37-29 Sapiens in populo hæreditabit honorem
39-28 Sic ira ipsius gentes... hæreditabit
44-23 Et hæreditare illos a mari usque ad mare
45-27 Cæterum in terra gentes non hæreditabit
Isai. 14-21 Non consurgent, nec hæreditabunt terram
54- 3 Et semen tuum gentes hæreditabit
57-13 Hæreditabit terram, et possidebit montem sanctum meum
60-21 Omnes justi, in perpetuum hæreditabunt terram
65- 9 Et hæreditabunt eam electi mei, et servi mei
Osee. 9- 6 Desiderabile argentum eorum urtica hæreditabit
Abdiæ. -19 Et hæreditabunt hi, qui ad Austrum sunt
1 Mac. 2-10 Quæ gens non hæreditavit regnum ejus
Hebr. 1- 4 Quanto differentius præ illis nomen hæreditavit
6-12 Et patientia hæreditabunt promissiones
12-17 Et postea cupiens hæreditare benedictionem

HÆREO.

Gen. 23-13 Viditque... arietem inter vepres hærentem cornibus

Levit. 5- 8 Ita ut collo hæreat, et non penitus abrumpatur
Josue. 2-15 Domus enim ejus hærebat muro
2 Reg. 18-14 Cumque adhuc palpitaret hærens in quercu
3 Reg. 6- 6 Ut non hærerent muris templi
Dan. 10- 9 Et vultus meus hærebat terræ

HÆRES.

Gen. 15- 3 Et ecce vernaculus meus, hæres meus erit
- 4 Non erit hic hæres tuus, sed qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis hæredem
21-10 Non e. erit hæres filius ancillæ cum filio meo
Judic. 11- 2 Hæres in domo patris nostri esse non poteris
2 Reg. 14- 7 Ut occidamus eum.. et deleamus hæredem
1 Esdr. 9-12 Et hæredes habeatis filios vestros usque in sæculum
Prov. 13-22 Bonus relinquit hæredes filios, et nepotes
30-23 Per ancillam cum fuerit hæres dominæ suæ
Eccle. 2-18 Detestatus sum omnem industriam meam.. habiturus hæredem post me
Jerem. 8-10 Dabo mulieres eorum exteris, agros eorum hæredibus
49- 1 Numquid non filii... aut hæres non est ei?
Mich. 1-15 Adhuc hæredem adducam tibi quæ habitas in Maresa
Matth. 21-38 Hic est hæres, venite, occidamus eum
Marc. 12- 7 Hic est hæres: venite, occidamus eum
Luc. 20-14 Hic est hæres, occidamus illum, ut nostra fiat hæreditas
Rom. 4-13 Non enim per legem.. ut hæres esset mundi
-14 Si enim qui ex lege, hæredes sunt: exinanita est fides
8-17 Si autem filii, et hæredes
Hæredes quidem Dei, cohæredes a. Christi
Galat. 3-29 Ergo semen Abrahæ estis secundum promissionem hæredes
4- 1 Quanto tempore hæres parvulus est
- 7 Quod si filius: et hæres per Deum
-30 Non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ
Tit. 3- 7 Ut justificati gratia ipsius, hæredes simus secundum spem vitæ æternæ
Hebr. 1- 2 Quem constituit hæredem universorum
6-17 Volens Deus ostendere pollicitationis hæredibus immobilitatem
11- 7 Et justitiæ quæ per fidem est, hæres est institutus
Jacob. 2- 5 Et hæredes regni, quod repromisit Deus
1 Petr. 3-22 Ut vitæ æternæ hæredes efficeremur

HÆRESIS.

Act. 5-17 Quæ est hæresis Sadducæorum
15- 5 Surrexerunt autem quidam de hæresi Pharisæorum
24-14 Secundum sectam, quam dicunt hæresim
1 Cor. 11-19 Nam oportet et hæreses esse

HÆRETICUS.

Tit. 3-10 Hæreticum hominem post unam et secundam correptionem devita

HÆSITATIO.

Philip. 2-14 Omnia autem facite sine murmurationibus et hæsitationibus

HÆSITO.

2 Mac. 8-20 Macedoniis sociis hæsitantibus
Matth. 21-21 Si habueritis fidem, et non hæsitaveritis
Marc. 11-23 Et non hæsitaverit in corde suo
Luc. 9- 7 Et hæsitabat eo quod diceretur
Joan. 13-22 Discipuli hæsitantes de quo diceret
Act. 10-17 Dum intra se hæsitaret Petrus quidnam esset visio
11-12 Ut irem cum illis, nihil hæsitans
25-20 Hæsitans autem ego de hujusmodi quæstione
Rom. 4-20 Non hæsitavit diffidentia
Jacob. 1- 6 Postulet autem in fide nihil hæsitans
Qui enim hæsitat, similis est fluctui maris

HAGAB.

Princeps Nathinæorum, qui ascendit e captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-46 Filii Hagab, filii Semlaï, filii Hanan

HAGABA.

Alius est princeps Nathinæorum, qui et ipse ascendit e captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-45 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub
2 Esdr. 7-48 Filii Phadon, filii Lebana, filii Hagaba

HAGGI. *Filius secundus Gad filii Jacob.*

Gen. 46-16 Filii Gad: Sephion, et Haggi, et Suni, et Esebon

HAGGIA. *Filius Sammaa, e stirpe Merari.*

1 Par. 6-30 Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus

HAGGITH. *Vide* AGGITH.

HAI.

Urbs regia Amorrhæorum ad Orientem Bethel. Alterum vero ejusdem nominis oppidulum est Ammonitarum, cujus mentio est apud Jerem. 49-3. Hai Amorrhæorum Josue succendit et tumulum sempiternum eam fecit, regemque ejus suspendit. Ecclesia ædificata est ubi quondam dormivit Jacob pergens Mesopotamiam gratia Hai: unde et ipsi loco Bethel, id est, domum Dei, nomen imposuit, et erat in tribu Benjamin.

Gen. 12- 8 Ab Occidente habens Bethel, et ab Oriente Hai
13- 3 Ubi prius fixerat tabernaculum inter Bethel et Haï
Josue. 7- 2 De Jericho viros contra Haï
Qui præcepta complentes exploraverunt Haï
- 5 Percussi sunt a viris urbis Haï, et corruerunt
8- 1 Consurgens, ascende in oppidum Haï
- 2 Faciesque urbi Haï, et regi ejus
- 3 Ut ascenderent in Haï
- 9 Sederuntque inter Bethel et Haï, ad Occidentalem plagam urbis Haï
-12 Posuerat in insidiis inter Bethel et Haï
-14 Quod cum vidisset rex Haï
-17 Et ne unus quidem in urbe Haï et Bethel remansisset
-18 Leva clypeum... contra urbem Haï
-21 Reversus percussit viros Haï
-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt viventem
-25 Duodecim millia hominum, om. urbis Haï
-26 Donec interficerentur om. habitatores Haï
9- 3 Cuncta quæ fecerat Josue Jericho et Haï
10- 1 Quod scilicet cepisset Josue Haï
Sic fecit Haï, et regi illius
- 2 Et major oppido Haï
12- 9 Rex Haï, quæ est ex latere Bethel
1 Esdr. 2-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
2 Esdr. 7-32 Viri Bethel et Haï, centum viginti tres
11-31 A Geba, Mechmas, et Haï, et Bethel
Jerem. 49- 3 Ulula, Hesebon, quoniam vastata est Haï

HALA. *Vide* Chale *et* Gozon.

4 Reg. 17- 6 Posuitque eos in Hala et in Habor
18-11 Collocavitque eos in Hala et in Habor

HALAA.

Uxor Assur patris Thecuæ, id est, principis Thecuæ.

1 Par. 4- 5 Assur vero patri Thecuæ erant duæ uxores, Halaa et Naara
- 7 Porro filii Halaa: Sereth, Isaar, et Ethnan

HALCATH.

Unius ejusdem urbis varia nomina sunt. Halcath est Josue, cap. 19, vers. 25, ubi prima describitur inter viginti duas urbes Aseritarum; eadem est Helcath, cap. 21, vers. 31, quæ in tribu Aser datur Gersonitis Levitici generis; eademque Hucac, sive Hucoc 1 Paral. cap. 6, vers. 75.

Josue. 19-25 Fuitque terminus eorum Halcath et Chali

HALHUL.

Civitas in tribu Juda, quæ et Alul. Ætate sancti Hieronymi villula erat Alula dicta.

Josue. 15-58 Halhul, et Bessar, et Gedor

HALIÆETUS.

Aquila marina, quam Plinius (lib. X, cap. 3) clarissima oculorum acie præditam docet; libraréque se ex alto, visoque in mari pisce, præcipitem in eum ruere, et, discussis pectore aquis, rapere.

Levit. 11-13 Aquilam, et gryphem, et haliæetum
Deut. 14-12 Aquilam scilicet, et gryphem, et haliæetum

HALICARNASSUS.

Alicarnassus in scribitur (1 Mac. 15-23) inter urbes ad quas Romani in Judæorum gratiam litteras scripsere. Græci Latinique scriptores omnes cum H scribunt. Urbs est in Asia minori, Herodoti et Dionysii historicorum patria, et Mausolæo, sive sepulcro Mausoli et Arthemisiæ nobilis. Vide Alicarnassus.

HALITUS.

3 Reg. 17-17 Ita ut non remaneret in eo halitus
Job. 19-17 Halitum meum exhorruit uxor mea
27- 3 Quia donec superest halitus in me
41-12 Halitus ejus prunas ardere facit
Dan. 10-17 Sed et halitus meus intercluditur

HAMATHÆUS.

Hamathæi populi ab Hamathæo undecimo et ultimo filiorum Chanaan, ii sunt ad Septentrionem terræ promissæ, sed extra hujus terræ limites; neque etenim inter filios Chanaan delendos computantur.

1 Par. 1-16 Aradium q. et Samaræum et Hamathæum

HAMDAN.

Primogenitus inter quatuor filios Dison filii Anæ istius qui invenit aquas calidas in solitudine, cum pasceret asinos Sebeon patris sui; e progenie Esaü.

Gen. 36-26 Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban

HAMMOTH DOR.

Civitas in tribu Nephthali. Levitis e familia Gerson concessa.

Josue. 21-32 Hammoth Dor et Carthan, cum suburbanis

HAMON.

Decima quarta, aut decima sexta ex urbibus tribus Aser, et inter Rohob et Cana posita.

Josue. 19-28 Et Abran, et Rohob, et Hamon et Cana

HAMRAM.

Idem est ac Hamdan.

1 Par. 1-41 Filii Dison: Hamram, et Eseban, et Jethran

HAMUEL.

Filius Masma, paterque Zachur.

1 Par. 4-26 Filii Masma: Hamuël filius ejus, Zachur filius ejus

HAMUL.

Filius Phares filii Juda. Hesron et Hamul nati sunt postea in Ægypto; dicuntur tamen cum Jacob in Ægyptum descendisse, non per se ipsos, sed in lumbis Phares patris, in quibus adhuc latebant. Nam, ut annotat D. Augustinus, descensus hic, et ingressus Jacobi in Ægyptum complectitur etiam septemdecim annos vitæ ejus in Ægypto; imo et annos reliquæ vitæ Josephi, puta unum et septuaginta.

Gen. 46-12 Natique sunt filii Phares: Hesron et Hamul
Num. 26-21 Hamul, a quo familia Hamulitarum
1 Par. 2- 5 Filii autem Phares: Hesron et Hamul

HAMULITÆ. *Filii Hamul.*

Num. 26-21 Hamul, a quo familia Hamulitarum

HAMULÆ.

3 Reg. 7-40 Fecit.. Hiram lebetes et scutras et hamulas
-45 Et lebetes, et scutras, et hamulas

HAMUS.

Job. 40-19 In oculis ejus quasi hamo capiet eum
-20 An extrahere poteris Leviathan hamo?
Eccle. 9-12 Sed sicut pisces capiuntur hamo
Isai. 19- 8 Lugebunt om. mittentes in flumen hamum
Habac. 1-15 Totum in hamo sublevavit, traxit illud
Matth. 17-26 Vade ad mare, et mitte hamum

HANAMEEL.

Filius Sellum, et patruelis Jeremiæ prophetæ. Sellum pater Hanameel, et Helcias pater Jeremiæ erant fratres. Itaque Jeremias et Hanameel erant patrueles. Injecit Deus Hanameeli mentem vendendi agrum urbe obsessa, cum res essent deploratæ, ita ut nemo empturus videretur: injecit pariter Jeremiæ mentem emendi, ut hac emptione portenderet et prædiceret futuram e captivitate liberationem, et reditum in Judæam.

Jerem. 32- 7 Ecce Hanameel filius Sellum patruëlis tuus veniet
- 8 Et venit ad me Hanameel filius patrui mei
- 9 Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei
-12 Dedi librum... in oculis Hanameel patruëlis

HANAN I.

Pater Rinna, in tribu Juda.

1 Par. 4-20 Filii quoque Simon, Amnon, et Rinna filius Hanan et Thilon

HANAN II.

Filius sextus Azel in tribu Benjamin.

1 Par. 8-23 Et Abdon, et Zechri, et Hanan
-38 Asel sex filii fuerunt... Obdia et Hanan
9-44 Asel sex filios habuit... Obdia, Hanan

HANAN III. *Filius Maacha.*

1 *Par.* 11-43 Hanan filius Maacha, et Josaphat

HANAN IV.

Princeps Nathinæorum, qui cum Nehemia e captivitate Babylonis ascenderunt. Et forte alii quoque ejusdem nominis hic reperirentur.

1 *Esdr.* 2-46 Filii Hagab, filii Semlaï, filii Hanan
2 *Esdr.* 7-49 Filii Hanan, filii Geddel, filii Gaher
8- 7 Celita, Azarias, Jozabed, Hanan
10-10 Odaïa, Celita, Phalaïa, Hanan
-22 Pheltia, Hanan, Anaïa
-26 Echaïa, Hanan, Anan
13-13 Et juxta eos Hanan filium Zachur

HANAN V.

Filius Jegedeliæ hominis Dei, id est, prophetæ.

Jerem. 35- 4 Ad gazophylacium filiorum Hanan

HANANEEL.

Una e turribus civitatis Jerusalem, in angulo Orientis et Aquilonis sita ultimaque civitatis veteris.

2 *Esdr.* 3- 1 Usque ad turrim Hananeel
12-38 Super portam Piscium, et turrim Hananeel
Jerem. 31-38 A turre Hananeel usque ad portam Anguli
Zach. 14-10 A turre Hananeel usque ad torcularia regis

HANANI I.

Anno mundi 3095, *ante J. Ch.* 959. *Aiunt Hebræi non solum Jehu fuisse prophetam, sed patrem quoque ejus Hanani; et Abulens probabile putat hunc Hanani, qui memoratur in cap.* 16, *vers.* 1 *libri* 3 *Regum, eumdem illum esse qui missus est ad Asa regem Juda arguendum minoris in Deum fiduciæ, majoris autem in regem Syriæ. Asa vero nedum audiret sermones ejus, consiliaque sequeretur, in carcerem prophetam injecit, quod legitur in lib.* 2 *Paral.* 16-7 *et seqq.*

3 *Reg.* 16- 1 Factus est a. sermo Domini ad Jehu filium Hanani
- 7 Cum a. in manu Jehu filii Hanani prophetæ Occidit... Jehu filium Hanani prophetam
2 *Par.* 16- 7 Venit Hanani propheta ad Asa regem Juda
19- 2 Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns
20-34 Scripta sunt in verbis Jehu filii Hanani

HANANI II.

Levites septimusque inter quatuordecim filios Heman Videntis regis, id est, cantoris, aut musici regis, aut cantoribus præfecti.

1 *Par.* 25- 4 Filii Heman... Hananias, Hanani
-25 Octava decima Hanani, filiis et fratribus

HANANI III.

E semine regio et e filiis Emmer. Inventus est inter sacerdotes qui per captivitatem duxerant uxores alienigenas. Suam quam duxerat ejecit.

1 *Esdr.* 10-20 Et de filiis Emmer, Hanani et Zebedia

HANANI IV.

Unus e fratribus Nehemiæ, id est, ex eadem tribu, nempe Levitica. Memoratur venisse cum ad Nehemiam in Persidem.

2 *Esdr.* 1- 2 Et venit Hanani, unus de fratribus meis
7- 2 Præcepi Hanani fratri meo, et Hananiæ
12-35 Nathanael, et Judas, et Hanani

HANANIAS I.

Secundus Zorobabelis filius.

1 *Par.* 3-19 Zorobabel genuit Mosollam, Hananiam
-21 Filius a. Hananiæ, Phaltias pater Jeseiæ

HANANIAS II.

Anno mundi 3440, *Romæ* 140, *ante J. Ch.* 614. *Filius Azur, pseudo-propheta de Gabaon, qui detraxit catenam e collo Jeremiæ.*

Jerem. 28- 1 Dixit ad me Hananias filius Azur propheta
- 5 Dixit Jeremias propheta ad Hananiam
-10 Tulit Hananias propheta catenam de collo
-11 Ait Hananias in conspectu omnis populi
-12 Postquam confregit Hananias propheta
-13 Vade, et dices Hananiæ
-15 Dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophetam : Audi, Hanania : non misit te Dominus
-17 Et mortuus est Hananias... mense septimo

HANANIAS III.

Dux in exercitu Oziæ regis Juda. **HANANIAS IV.** *Sextus inter quatuordecim filios Heman, Videntis regis David.* **HANANIAS V.** *Princeps in domo Domini. Ipse quasi vir verax et timens Deum plus cæteris videbatur.* **HANANIAS VI.** *Filius Bebai. In loco captivitatis et exilii apud Assyrios uxorem duxerat alienigenam, quam jussu Esdræ dimisit. Alii quoque ejusdem nominis.*

1 *Par.* 8-24 Et Hanania, et Ælam, et Anathothia
25- 4 Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi
-23 Sexta decima Hananiæ, filiis et fratribus
2 *Par.* 26-11 Sub manu Hananiæ, qui erat de ducibus
1 *Esdr.* 10-28 De filiis Bebaï, Johanan, Hanania, Zabbaï
2 *Esdr.* 3-30 Post eum ædificavit Hanania filius Selemiæ
7- 2 Præcepi Hanani fratri meo et Hananiæ
10-23 Osee, Hanania, Hasub
12-12 Saraïæ, Maraïa : Jeremiæ, Hanania
-40 Elioënaï, Zacharia, Hanania in tubis
Jerem. 36-12 Sedecias filius Hananiæ, et univ. principes
37-12 Jerias, filius Selemiæ filii Hananiæ

HANATHON.

Urbs in tribu Zabulon, ad Aquilonem; suntque egressus ejus vallis Jephthael. Septentrionalis terminus ab Oriente Occidentem versus, a Noa usque ad torrentem, in vallem nimirum Jephthael, usque ad mare Mediterraneum. Hujus vallis mentio non habetur alibi in Scriptura nisi hoc capite.

Josue. 19-14 Et circuit ad Aquilonem Hanathon

HANES.

Credit sanctus Hieronymus in hoc loco fuisse civitatem quamdam ultimam Ægypti prope Æthiopiam et Blemmyos.

Isai. 30- 4 Nuntii tui usque ad Hanes pervenerunt

HANIEL.

Filius secundus Olla in tribu Aser.

1 *Par.* 7-39 Filii autem Olla : Aree, et Haniel, et Resia

HANNI.

Levites qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 12- 9 Et Becbecia, atque Hanni, et fratres eorum

HANNIEL.

Filius Ephod in tribu Manasse. A Domino est electus ut ipse et Eleazar sacerdos et Josue filius Nun dividerent terram promissam filiis Israel.

Num. 34-23 De tribu Manasse, Hanniel filius Ephod

HANON.

Filius Naas regis Ammonitarum. Quando fugit, ait D. Hieronymus in Trad., David a facie Achis regis Geth, venit ad Naas regem Ammon, qui fecit cum eo misericordiam; multa impertiens ei bona. Quando autem mortuus est Naas, regnavit Hanon filius ejus pro eo. Misit David consolans eum super patris interitu, et postulans misericordiam et benignitatem, sicut fecerat pater. Hanon autem nimium credulus consiliis principum filiorum Ammon, tulit servos David, rasitque dimidiam barbæ eorum, præscidit vestes eorum medias, et dimisit eos. Videntur potissimum hoc genere contumeliæ voluisse Ammonitæ Hebræos afficere, quia Ammonitæ in luctu solebant barbam et caput radere, a quo ritu abhorrebant Hebræi, quia vetabatur illis Deut. 14-1 : Non vos incidetis, nec facietis calvitium super mortuo. *Id est, cum quis ex propinquis aut amicis vestris vita functus fuerit, non tondebitis partem anteriorem capitis, quæ est inter oculos vestros, juxta superstitionem gentium. Cum ergo tunc defunctum Naas lugerent Ammonitæ, voluerunt per contemptum legatos cogere, ipsorum instar, ut in funere, capita tonsa et barbam rasam haberent.*

2 *Reg.* 10- 1 Et regnavit Hanon filius ejus pro eo
- 2 Faciam misericordiam cum Hanon filio Naas
- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon
- 4 Tulit itaque Hanon servos David, rasitque
1 *Par.* 19- 2 Faciam misericordiam cum Hanon filio Qui cum pervenissent in terram... ut consolarentur Hanon
- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon
- 4 Igitur Hanon pueros David decalvavit
- 6 Tam Hanon, quam reliquus populus

HANUN I.

Anno mundi 3600, *Romæ* 300, *ante J. Ch.* 454. *Habitator quidam Zanoe, urbis in tribu Juda, qui ædificavit portam Vallis, ad Occidentem sitam, et sic dictam a valle Cadaverum et Calvariæ, ad Occidentem civitatis, cui erat proxima.*

2 *Esdr.* 3-13 Et portam Vallis ædificavit Hanun

HANUN II. *Sextus filiorum Seleph.*

2 *Esdr.* 3-30 Ædificavit... et Hanun filius Seleph sextus

HAPHAM.

Filius secundus Hir, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 7-12 Sepham quoque et Hapham filii Hir

HAPHARAIM.

Quarta numeratur inter urbes sexdecim tribus Issachar.

Josue. 19-19 Et Hapharaïm, et Seon, et Anaharath

HAPHSIBA. *Mater Manasse regis Juda.*

4 *Reg.* 21- 1 Nomen matris ejus Haphsiba

HAPPHIM. *Filius Machir.*

1 *Par.* 7-15 Machir a. accepit uxores filiis suis Happhim

HARAD.

Fons in tribu Issachar, in confiniis Austrum versus. Adrichomius vult fontem hunc esse in Australi latere montium Gelboe. In Hebræo textu dicitur Fons Charod, *quasi dicat* Fontem terroris, *vel* pavoris, *sive a terrore quo Madianitæ non longe ab hoc fonte perculsi sunt; sive a timore formidolosorum, qui post aquæ haustum domum remissi sunt.*

Judic. 7- 1 Venit ad fontem qui vocatur Harad

HARAN.

Urbs in Mesopotamia, quæ dicta Charræ *apud Chaboram fluvium, in Euphraten influentem. Chara fuit hæc civitas Romanis; quem locum nunc etiam honorant Saraceni, quod ab Abrahamo fuerit habitatus, teste Benjamino in Itinerario. Vide* Charan.

Gen. 11-31 Veneruntq. usq. Haran, et habitaverunt ibi
-32 Facti sunt dies Thare ducentorum quinque annorum, et mortuus est in Haran
12- 4 Septuaginta quinque annorum erat Abram cum egrederetur de Haran
27-43 Fuge ad Laban fratrem meum in Haran
28-10 Egressus Jacob de Bersabee pergebat Haran
29- 4 Unde estis? Qui responderunt : De Haran
Ezech. 27-23 Haran, et Chene, et Eden, negotiatores tui

HARAN I. *Filius Caleb et Epha.*

1 *Par.* 2-46 Epha a. concubina Caleb peperit Haran

HARAN II.

Unus ex iis qui ascenderunt de captivitate Babylonis et novum cum Domino signaverunt fœdus.

2 *Esdr.* 10-27 Melluch, Haran, Baana.

HARAN vel HARAM.

Populus quem e filiis Caleb et Epha credunt originem ducere.

4 *Reg.* 19-12 Vastaverunt patres mei, Gozan videlicet et Haran
Isai. 37-12 Gozam, et Haram, et Reseph

HARBONA.

Eunuchus regis Assueri. Ipsi et sex aliis eunuchis aulicis præceperat rex ut introducerent reginam Vasthi, posito super caput ejus diademate, ut ostenderet cunctis populis et principibus pulchritudinem illius.

Esth. 1-10 Præcepit Maumam, et Bazatha, et Harbona
7- 9 Dixitque Harbona, unus de eunuchis

HAREM.

Princeps familiæ, cujus filii trecenti viginti cum Nehemia ascenderunt e captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 7-35 Filii Harem, trecenti viginti
10- 5 Harem, Merimuth, Obdias

HAREPH.

Princeps familiæ, cujus filii e captivitate Babylonis reversi sunt centum duodecim.

2 *Esdr.* 7-24 Filii Hareph, centum duodecim
10-19 Hareph, Anathoth, Nebaï

HARES.

Mons in tribu Dan, qui explicatur testaceus; *et LXX addunt,* in quo ursi et in quo vulpes.

Judic. 1-35 Habitavitque (*Amorrhæus*) in monte Hares

HARET

Saltus in quem fugit David a facie Saül. Erat in terra sive tribu Juda. Josephus locum hunc appellat Sarim : *LXX*, Saric. *Abulensis putat fuisse civitatem quæ Mareth etiam diceretur; Adrichomius saltum Hareth a civitate Sareth, sive Sarim, aut Saraim valde disjungit. Hoc non plane dilucidatur. David fugit in hunc saltum, quia multæ ibi la tebræ, et quia non multum ea loca a finibus Philisthæorum distabant.*

1 *Reg.* 22– 5 Profectus est David, et venit in saltum Haret

HARHUR.

Anno mundi 3516. *Princeps Nathinæorum, cujus filii reversi sunt a captivitate Babylonis cum Zorobabel.*

1*Esdr.* 2–51 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur
2*Esdr.* 7–53 Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur

HARIM.

Duo sunt principes familiæ sacerdotalis, ejusdem nominis.

1 *Par.* 24– 8 Tertia Harim, quarta Seorim
1*Esdr.* 2–32 Filii Harim, trecenti viginti
–39 Filii Harim, mille decem et septem
10–21 Et de filiis Harim, Maasia, et Elia, et Semeïa

HARIPH. *Pater Bethgader.*

1 *Par.* 2–51 Salma pater Bethlehem, Hariph pater Bethgader

HARMA.

Octava inter urbes tredecim primæ partis tribus Simeonis. Forsitan est eadem quæ dicitur Horma in deserto; ubi Amalecites et Chananæus percussere Israelitas pugnantes contra Dei voluntatem.

Josue. 15–30 Eltholad, et Cesil, et Harma
19– 4 Et Eltholad, Bethul, et Harma

HARNAPHER. *Filius Supha, in tribu Aser.*

1 *Par.* 7–36 Filii Supha : Suë, Harnapher, et Sual

HARODI. *Locus ignotus.*

2 *Reg.* 23–25 Semma de Harodi, Elica de Harodi

HAROMAPH. *Pater Jedaïæ.*

2*Esdr.* 3–10 Ædificavit Jedaïa filius Haromaph

HAROSETH.

Civitas, erat sita in tribu Nephthali dicta gentium *ex concursu gentium quæ vel a Josue suis ædibus pulsæ, vel aliunde eo confluxerant, aliis etiam ex causis, verbi gratia, mercaturæ; super lacum Samachonitidem, id est, aquas Merom, ubi ex eo Jordanis fluvius egreditur; a sylvis sic nominata, Haroseth enim sylvam Syriace significat.*

Judic. 4– 2 Ipse autem habitabat in Haroseth gentium
–13 Congregavit... exercitum de Haroseth gentium
–16 Et exercitum usque ad Haroseth gentium

HARSA.

Princeps Nathinæorum qui reversus est cum Zorobabel e captivitate Babylonis.

1*Esdr.* 2–52 Filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa
2*Esdr.* 7–54 Filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa

HARUPHITES.

De hoc verbo silent auctores. Videtur tamen fuisse locus in tribu Benjamin, aut in tribu Juda.

1 *Par.* 12– 5 Samaria, et Saphatia Haruphites

HARUS.

Pater Messalemeth, matris Amon regis Juda.

4 *Reg.* 21–19 Nomen matris ejus Messalemeth, filia Harus

HASABAN. *Filius Zorobabel.*

1 *Par.* 3–20 Hasaban quoque, et Ohol, et Barachiam

HASABIAS I.

Filius Amasiæ, generis Levitici, et e familia Merari.

1 *Par.* 6–45 Filii Hasabiæ, filii Amasiæ, filii Helciæ

HASABIAS II. *Filius quintus Idithun.*

1 *Par.* 25– 3 Filii Idithun... Sori, Jeseias, et Hasabias
–19 Duodecima Hasabiæ, filiis et fratribus ej.

HASABIAS III.

E familia Hebron, filii Amram, filii Caath, in tribu Levi.

1 *Par.* 26–30 Porro de Hebronitis Hasabias, et fratres

HASABIAS IV.

Filius Camuel, in tribu Levi.

1 *Par.* 27–17 Levitis, Hasabias filius Camuël
2 *Par.* 35– 9 Necnon Hasabias, et Jehiel, et Jozabad

HASABIAS V.

Levites e familia Merari, qui venit de Babylone cum Esdra, Isaia, fratribus et filiis.

1*Esdr.* 8–19 Hasabiam et cum eo Isaïam de filiis Merari

HASABIAS VI.

Unus e duodecim principibus sacerdotum quos elegit Esdras, ut ponderarent aurum et argentum vasaque consecrata domus Domini.

1 *Esdr.* 8–24 Et separavi... Sarabiam et Hasabiam
2 *Esdr.* 2–15 Et de Levitis... filius Hasabia, filius Boni
–22 Azzi filius Bani, filius Hasabiæ

HASADIAS. *Filius sextus Zorobabel.*

1 *Par.* 3–20 Barachiam, Hasadian, Josabhesed

HASARSUHAL. *Urbs in tribu Simeon.*

1 *Par.* 4–28 Habitaverunt a. in Bersabee, et Molada, et Hasarsuhal

HASARSUSIM. *Urbs in tribu Simeon.*

1 *Par.* 4–31 Et in Bethmarchaboth, et in Hasarsusim

HASBADANA.

Unus e septem viris electis qui steterunt ad sinistram Esdræ legentis legem Dei coram populo congregato.

2*Esdr.* 8– 4 Et ad sinistram... Hasum, et Hasbadana

HASEBIA.

Levites, e familia Merari. Inter primos numeratur qui post reditum e captivitate habitaverunt in urbibus et possessionibus suis.

1 *Par.* 9–14 De Levitis autem... filii Hasebia, de filiis Merari
2 *Esdr.* 3–17 Ædificavit Hasebias princeps dimidiæ
12–21 Helciæ, Hasebia : Idaïæ, Nathanaël

HASEBNA.

Princeps familiæ, qui fuit novi fœderis signator, post reditum e captivitate.

2*Esdr.* 10–25 Rehum, Hasebna, Maasia

HASEBNIA.

Unus e Levitis octo, qui, tempore pœnitentiæ majoris, et antequam signaretur novum cum Domino Deo fœdus, convocarant populum, legebantque in volumine legis, quater in die hortantes et salutaria monita dantes.

2 *Esdr.* 9– 5 Hasebnia, Sarebia, Odaïa, Sebnia

HASEBONIAS. *Pater Hattus.*

2 *Esdr.* 3–10 Juxta eum ædificavit Hattus filius Haseboniæ

HASEM. *Princeps familiæ.*

2 *Esdr.* 7–22 Filii Hasem, trecenti viginti octo

HASERIM.

S. Hieronymus Aseroth appellata asserit loca quæ Hebræi Aserim nominant. Civitas in dorso montis Seir, inter Ægyptum et Chananæos.

Deut. 2–23 Qui habitabant in Haserim usque Gazam

HASEROTH.

Israelitarum in deserto statio decima quarta, ubi Maria Moysis soror lepra percussa est.

Num. 11–34 Venerunt in Haseroth, et manserunt ibi
13– 1 Profectusque est populus de Haseroth
33–17 Castrametati sunt in Haseroth
–18 Et de Haseroth venerunt in Rethma
Deut. 1– 1 Haseroth, ubi auri est plurimum

HASERSUAL.

Tertia numeratur inter tredecim urbes primæ partis tribus Simeon, ad quam e Juda translata est.

Josue. 15–28 Et Hasersual, et Bersabee, et Baziothia
19– 3 Et Hasersual, Bala, et Asem
2*Esdr.* 11–27 Et in Hasersual, et in Bersabee

HASERSUSA.

Civitas, quæ primo in sorte tribus Judæ, postea tribui Simeonis est assignata.

Josue. 19– 5 Siceleg, et Bethmarchaboth, et Hasersusa

HASIM. *Filius Aher in tribu Benjamin.*

1 *Par.* 7–12 Et Hasim filii Aher

HASOM.

Primo die mensis decimi post reditum e captivitate adorsi sunt Esdras sacerdos et principes familiarum investigare quinam essent qui uxores alienigenas duxissent, inter quos inventi sunt filii Hasom.

1 *Esdr.* 10–33 Et de filiis Hasom, Mathanaï, Mathatha

HASOR. *Vide* Asor.

Sisara magister erat militiæ Jabin regis Chananæi, qui regnavit in Hasor.

1 *Reg.* 12– 9 In manu Sisaræ magistri militiæ Hasor

HASRA.

Pater Thecuath et custos vestium Josiæ regis Juda.

2 *Par.* 34–22 Thecuath, filii Hasra custodis vestium

HASSEMON. *Vide* Asemona.

Josue. 15–27 Asergadda, et Hassemon, et Bethphelet

HASSUB.

Levites, filius Ezricam, de filiis Merari in tribu Levi.

1 *Par.* 9–14 De Levitis autem : Semeïa filius Hassub

HASTA.

Judic. 5– 8 Clypeus et hasta si apparuerint
1 *Reg.* 17– 7 Hastile a. hastæ ejus, erat quasi liciatorium
Ipsum a. ferrum hastæ ejus sexcentos siclos habebat ferri
–45 Tu venis ad me cum gladio, et hasta
–47 Non in gladio, nec in hasta salvat Dominus
21– 8 Si habes hic ad manum hastam aut gladium?
22– 6 Saül autem... hastam manu tenens
26– 7 Et hastam fixam in terra ad caput ejus
–11 Nunc igitur tolle hastam quæ est ad caput
–12 Tulit igitur David hastam et scyphum
–16 Nunc ergo vide ubi sit hasta regis
–22 David ait : Ecce hasta regis
2 *Reg.* 1– 6 Et Saül incumbebat super hastam suam
2–23 Percussit ergo eum Abner aversa hasta
21–16 Cujus ferrum hastæ trecentas uncias appendebat
–19 Cujus hastile hastæ erat quasi liciatorium
23–18 Levavit hastam suam contra trecentos
–21 Interfecit... virum dignum spectaculo, habentem in manu hastam
Vi extorsit hastam de manu Ægyptii, et interfecit eum hasta sua
4 *Reg.* 11–10 Qui dedit eis hastas, et arma regis David
1 *Par.* 11–11 Iste levavit hastam suam super trecentos
–20 Ipse levavit hastam suam contra trecentos
–23 Et rapuit hastam, quam tenebat manu
Et interfecit eum hasta sua
12– 8 Tenentes clypeum et hastam
–24 Filii Juda portantes clypeum et hastam
–34 Et cum eis instructi clypeo et hasta
20– 5 Cujus hastæ lignum erat quasi liciatorium
2 *Par.* 9–15 Fecit ig. rex Salomon ducentas hastas aureas
Qui in singulis hastis expendebantur
11–12 Fecit armamentarium scutorum et hastar.
14– 8 Portantium scuta et hastas de Juda
25– 5 Qui... tenerent hastam et clypeum
26–14 Præparavit... clypeos, et hastas, et galeas
Job. 39–23 Sonabit pharetra, vibrabit hasta et clypeus
41–17 Subsistere non poterit neque hasta, neque thorax
–20 Et deridebit vibrantem hastam
Ezech. 38– 4 Hastam et clypeum arripientium et gladium
39– 9 Et comburent arma, clypeum, et hastas
Mich. 4– 3 Et concident... et hastas suas in ligones
Nahum. 3– 3 Micantis gladii, et fulgurantis hastæ
Habac. 3–11 Ibunt in splendore fulgurantis hastæ suæ
2 *Mac.* 5– 2 Et hastis, quasi cohortes, armatos
11– 8 Eques in veste candida armis aureis hastam vibrans
15–11 Armavit, non clypei et hastæ munitione

HASTILE.

Exod. 25–31 Hastile ejus, et calamos, scyphos
–33 Qui producendi sunt de hastili
–35 Procedentes de hastili uno
1 *Reg.* 17– 7 Hastile a. hastæ ejus erat quasi liciatorium
2 *Reg.* 21–19 Cujus hastile hastæ erat quasi liciatorium

HASUB.

Duo sunt viri ejusdem nominis, quorum primus erat filius Phahath-Moab, et ædificavit una cum Melchia filio Herem mediam partem vici et turrem Furnorum; alter eodem tempore vixit, et sub Nehemia quoque ædificabat muros Jerusalem.

2 Esdr. 3-11 Ædificavit.. et Hasub filius Phahath-Moab
-23 Ædificavit.. et Hasub contra domum suam
10-23 Osee, Hanania, Hasub
11-15 Et de Levitis Semeia filius Hasub

HASUM.

Princeps familiæ, cujus filii de Babylonia venerunt cum Zorobabel ducenti viginti et tres.

1 Esdr. 2-19 Filii Hasum, ducenti viginti tres
2 Esdr. 8- 4 Melchia, et Hasum, et Hasbadana
10-18 Odaia, Hasum, Besaï

HASUPHA.

Princeps Nathinæorum, qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-43 Nathinæi: filii Siha, filii Hasupha
2 Esdr. 7-47 Nathinæi: filii Soha, filii Hasupha

HATHATH.

Filius Othoniel primi Hebræorum judicis, in tribu Juda.

1 Par. 4-13 Porro filii Othoniel, Hathath, et Maonathi

HATIL.

Princeps Nathinæorum, qui venit e Babylone cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-57 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth
2 Esdr. 7-59 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth

HATIPHA. *Nathinæus quoque.*

1 Esdr. 2-54 Filii Nasia, filii Hatipha
2 Esdr. 7-56 Filii Nasia, filii Hatipha

HATITA. *Unus e janitoribus.*

1 Esdr. 2-42 Filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï
2 Esdr. 7-46 Filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï

HATTUS.

Duo sunt viri ejusdem nominis, quorum primus erat filius Semeiæ, e semine regum Juda; alter, filius Haseboniæ.

1 Par. 3-22 Cujus filii, Hattus, et Jegaal, et Baria
1 Esdr. 8- 2 De filiis David, Hattus
2 Esdr. 3-10 Juxta eum ædificavit Hattus filius Haseboniæ
10- 4 Hattus, Sebenia, Melluch
12- 2 Amaria, Melluch, Hattus

HAUD.

Levit. 13-43 Condemnabit eum haud dubie lepræ
Judic. 18-17 Sexcentis viris fortissimis haud procul expectantibus
Esth. 15- 1 Haud dubium quin esset Mardochæus
1 Tim. 6- 7 Haud dubium quod nec auferre quid possumus

HAURIO.

Gen. 24-11 Quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam
-13 Filiæ... egredientur ad hauriendam aquam
-19 Quin et camelis tuis hauriam aquam
-20 Recurrit ad puteum ut hauriret aquam
Et haustam omnibus camelis dedit
-43 Virgo, quæ egredietur ad hauriendam aqu.
-44 Et tu bibe, et camelis tuis hauriam
-45 Descenditque ad fontem, et hausit aquam
27-25 Obtulit ei etiam vinum; quo hausto...
Exod. 2-16 Quæ venerunt ad hauriendam aquam
-19 Insuper et hausit aquam nobiscum
4- 9 Quidquid hauseris de fluvio, vertetur in sanguinem
Levit. 4- 5 Hauriet quoque de sanguine vituli
5-12 Qui plenum ex ea pugillum hauriens
8-15 Immolavit eum: hauriens sanguinem
16-12 Et hauriens manu compositum thymiama
Num. 16- 7 Hausto cras igne, ponite desuper thymiama
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum
Deut. 2- 6 Aquam emptam haurietis, et bibetis
Judic. 15-19 Quibus haustis, refocillavit spiritum
1 Reg. 7- 6 Hauseruntque aquam, et effuderunt
9-11 Invenerunt puellas egredientes ad hauriendam aquam
2 Reg. 23-16 Hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
1 Par. 11-18 Et hauserunt aquam de cisterna Bethlehem
Judith. 7- 7 Ex quibus furtim videbantur haurire aquam
- 9 Pone custodes fontium, ut non hauriant aquam
Prov. 8-35 Inveniet vitam, et hauriet salutem a Dom.
Prov. 12- 2 Qui bonus est, hauriet gratiam a Domino
18-22 Et hauriet jucunditatem a Domino
Isai. 12- 3 Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris
30-14 Aut hauriatur parum aquæ de fovea
Jerem. 14- 3 Venerunt ad hauriendum, non invenerunt aquam
Nahum. 3-14 Aquam propter obsidionem hauri tibi
2 Mac. 1-21 Et jussit eos haurire, et afferre sibi
Joan. 2- 8 Haurite nunc, et ferte architriclino
- 9 Ministri a. sciebant, qui hauserant aquam
4- 7 Venit mulier de Samaria haurire aquam
-11 Domine, neque in quo haurias, habes
-15 Ut non sitiam, neque veniam huc haurire

HAVOTH-JAIR.

Havoth-Jaïr, regio est potius quam urbs; nam Jaïr, filius Manasse, occupavit vicos terræ Galaad, quos appellavit Havoth-Jaïr, id est, oppida Jaïr, seu villas Jaïr, et erant in regione Basan sexaginta.

Num. 32-41 Quos appellavit Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr
Deut. 3-14 Vocavitque ex nomine suo Basan, Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr
Judic. 10- 4 Sunt appellatæ Havoth-Jaïr, id est, Oppida Jaïr

HAZAEL.

Anno mundi 3149, *ante J. Ch.* 905. *Benadad rex Syriæ ægrotabat, quem morbum conciliarant, ait Josephus, animi ægritudo et mœror ob nuper acceptam cladem; ait ad Hazael: Tolle tecum munera et vade in occursum Elisei Damascum properantis, ut Dominum consulat, si evadere potero de infirmitate mea hac. Dixitque ei Eliseus: Vade, dic regi: Sanaberis, non enim lethalis est morbus quo laboras. Stetitque Eliseus cum Hazael, et conturbatus est usque ad lacrymas, et faciem suam vertebat ut mœstitiam celaret et fletum. Hazael ait ei: Quare dominus meus flet? Cui respondit Eliseus: Quia scio quæ facturus sis filiis Israel mala. Civitates eorum munitas igne succendes et juvenes eorum interficies gladio, et parvulos eorum elides, et prægnantes divides. Ostendit enim mihi Dominus te regem Syriæ fore. Hazael venit ad Benadad dominum suum, cui ait: Eliseus vir Dei dixit te sanitatem recepturum. Altera autem die venit ad regem, tulit stragulum, et madefactum regi porrexit et suffocavit; quo mortuo, regnavit Hazael pro eo. Infensissimus fuit Judæis; quos sæpius expugnavit, multisque calamitatibus et malis oppressit. Obiit anno ætatis suæ centesimo, et regnavit Benadad filius ejus pro eo.*

3 Reg. 19-15 Unges Hazaël regem super Syriam
-17 Quicumque fugerit gladium Hazaël
4 Reg. 8- 8 Et ait rex ad Hazaël: Tolle tecum munera
- 9 Ivit igitur Hazaël in occursum ejus
-12 Cui Hazaël ait: Quare dominus meus flet?
-13 Dixitque Hazaël: Quid enim sum servus tuus
-15 Quo mortuo, regnavit Hazaël pro eo
-28 Ad præliandum contra Hazaël regem Syriæ
-29 Prælianteni contra Hazaël regem Syriæ
-14 Ipse et omnis Israel contra Hazaël regem Syriæ
-15 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
10-32 Percussitque eos Hazaël in universis finibus
12-17 Tunc ascendit Hazaël rex Syriæ
-18 Misitque Hazaëli regi Syriæ
13- 3 Tradidit eos in manu Hazaël regis Syriæ
Et in manu Benadad filii Hazaël
-22 Igitur Hazaël rex Syriæ afflixit Israël
-24 Mortuus est autem Hazaël rex Syriæ
-25 Tulit urbes de manu Benadad filii Hazaël
2 Par. 22- 5 In bellum contra Hazaël regem Syriæ

HAZAIA. *Filius Adaïa, de filiis Juda.*

2 Esdr. 11- 5 Hazia, filius Adaïa, filius Joïarib

HAZIR.

Unus e ducibus populi qui signaverunt novum fœdus cum Domino.

2 Esdr. 10-20 Megphias, Mosollam, Hazir

HEBAL.

Mons Garizim monti proximus, in tribu Ephraim. Cum Israelitæ pervenissent in montem Hebal, sex tribus in eo constiterunt, aliæ sex in primo jugo montis Garizim. Interim sacerdotes inter utrumque jugum consistentes modo benedictiones in observatores legis, modo maledictiones et diras in eam violantes jaciebant; populus vero ad singulas sive maledictiones, sive benedictiones respondebat: Amen. *Cum ergo benedictio pronuntiaretur, munus respondendi pertinebat ad eos qui erant in monte Garizim; cum maledictio, ad eos qui erant in monte Hebal. Sic autem distributæ erant duodecim tribus Israel: Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin stabant super montem Garizim: e regione autem stabant in monte Hebal Ruben, Gad, et Azer, et Zabulon, Dan, et Nephthali.*

Deut. 11-29 Pones..maledictionem super montem Hebal
27- 4 Erigite lapides quos ego hodie præcipio vobis, in monte Hebal
-13 Ad maledicendum in monte Hebal
Josue. 8-30 Ædificavit Josuë altare Domino Deo Israël in monte Hebal
-33 Et media (*pars*) juxta montem Hebal

HEBAL.

Octavus filius Jectan primogeniti Heber.

1 Par. 1-22 Hebal etiam, et Abimaël, et Saba

HEBDOMADA *et* HEBDOMAS.

Gen. 29-27 Imple hebdomadam dierum hujus copulæ
-28 Hebdomada transacta, Rachel duxit uxorem
Exod. 34-22 Solemnitatem hebdomadarum facies tibi
Levit. 12- 5 Immunda erit duabus hebdomadibus
23-15 Numerabitis .. septem hebdomadas plenas
-16 Diem expletionis hebdomadæ septimæ
25- 8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas
Num. 28-26 Expletis hebdomadibus, venerabilis et sancta erit
Deut. 16- 9 Septem hebdomadas numerabis tibi ab ea die
-10 Et celebrabis diem festum hebdomadarum
-16 In solemnitate hebdomadarum, et in sol.
2 Par. 8-13 In solemnitate hebdomadarum, et in sol.
23- 8 Per singulas hebdomadas succedere consueverant
Tobiæ. 8-23 Ut duas hebdomadas moraretur apud se
Dan. 9-24 Septuaginta hebdomades abbreviatæ sunt
-25 Hebdomades septem et hebdomades sexaginta duæ erunt
-26 Post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus
-27 Confirmabit a. pactum multis hebdomada una
Et in dimidio hebdomadis deficiet hostia
10- 2 Lugebam trium hebdomadarum diebus
- 3 Donec complerentur trium hebdomadarum dies

HEBENINUS.

Ezech. 27-15 Dentes eburneos et hebeninos commutaverunt

HEBER I.

Anno mundi 1754, *ante J. Ch.* 2300. *Filius Sale, filii Arphaxad, et juxta sanctum Lucam, Caïnan junioris. In confusione linguarum, dicitur Heberum progenitorem Judæorum noluisse tentati operis esse participem, solumque mansisse qui linguam servaret, hoc optimi consilii præmium adeptum. Ex nepotibus ejus fuit Abraham, ideoque Judæorum lingua Hebraica vocatur ab Hebero; quod signum est maximum Hebraïcam esse omnium linguarum antiquissimam. Antequam enim confunderentur linguæ, hac omnes utebantur. Attamen ea de re est controversia. Ab eo Judæi nominati sunt Hebræi.*

Gen. 10-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium filiorum Heber
-24 Arphaxad genuit Sale, de quo ortus est Heber
-25 Natique sunt Heber filii duo: nomen uni Phaleg
11-14 Sale q. vixit triginta annis, et genuit Heber
-15 Vixitque Sale, postquam genuit Heber
-16 Vixit autem Heber triginta quatuor annis
-17 Et vixit Heber, postquam genuit Phaleg
1 Par. 1-18 Arphaxad a. genuit Sale, qui et ipse genuit Heber
-19 Porro Heber nati sunt duo filii... Phaleg
-25 Heber, Phaleg, Ragau
Luc. 3-35 Qui fuit Phaleg, qui fuit Heber, qui fuit Sale

HEBER II. *Filius Beria filii Aser.*

Gen. 46-17 Filii Beria: Heber et Melchiel
Num. 26-45 Filii Brie: Heber, a quo familia Heberitarum
1 Par. 7-31 Filii autem Baria: Heber et Melchiel
-32 Heber autem genuit Jephlat, et Somer

HEBER III.

Filius Caleb et Judaïæ, et nepos Jephone, princeps Socho.

1 Par. 4-18 Uxor q. ejus Judaïa, peperit... Heber patrem Socho

HEBER IV.

Princeps familiæ in tribu Gad.

1 Par. 5-13 Joraï, et Jachan, et Zie, et Heber, septem

HEBER V.

Filius primogenitus Elphaal in tribu Benjamin.

1 Par. 8-12 Porro filii Elphaal : Heber, et Misaam
-17 Zabadia, et Mosollam, et Hezeci, et Heber
-22 Et Jespham, et Heber, et Eliel

HEBER VI.

Unus e sacerdotibus qui cum Zorobabel ascenderunt de captivitate Babylonis.

2 Esdr. 12-20 Sellaï, Celaï : Amoc, Heber

HEBERITÆ.

Familia Heber filii Beria, seu Brie.

Num. 26-45 Filii Brie : Heber, a quo familia Heberitarum

HEBETATUS.

Eccle. 10-10 Sed hebetatum fuerit, multo labore exacuetur

HEBRÆUS, A, UM.

Sentiunt auctores quidam vocabulum, Hebræus, *dici a voce* Havar, *quæ* transire *significat; et hanc etymologiam secuti, dicemus Abram vocari transitorem, et Hebræum, quod Euphraten transisset. Alia est sententia dici Hebræos ab Heber, a quo descendebant, et cujus idioma retinebant. Nolebant Ægyptii manducare cum Hebræis : 1° quia quadam superstitione et fastu pastores immundos judicabant et detestabantur; 2° quia ea, quibus vescebantur Hebræi, oves, hirci, tauri, erant eorum numina et pro diis colebant. Alebant tamen Ægyptii oves et boves, ut patet ex cap. Gen.* 18, *at non ad esum, sed ad oblectationem, lanam et lac, ad arationem et ad stercorationem agrorum, et ut aliis gentibus divenderent. In Hebræa gente servatus est Dei veri cultus : ideo Jonas propheta in periculo tempestatis exclamat :* Hebræus ego sum, *scilicet ex eorum genere qui verum Deum colunt. Itaque non sum idololatra, sed cultor veri Dei qui cœlum fecit et terram.*

Gen. 14-13 Unus qui evaserat, nuntiavit Abram Hebræo
39-14 En introduxit virum Hebræum, ut illuderet nobis
-17 Et ait : Ingressus est ad me servus Hebræus
40-15 Furto sublatus sum de terra Hebræorum
41-12 Erat ibi puer Hebræus, ejusdem ducis militum famulus
43-32 Illicitum enim est Ægyptiis comedere cum Hebræis
Exod. 1-15 Dixit a. rex Ægypti obstetricibus Hebræorum
-16 Quando obstetricabitis Hebræas
-19 Non sunt Hebrææ sicut Ægyptiæ mulieres
2- 6 De infantibus Hebræorum est hic
- 7 Vis, inquit, ut vadam, et vocem tibi mulierem Hebræam
-11 Percutientem quemdam de Hebræis fratribus suis
-13 Die altero, conspexit duos Hebræos rixantes
3-18 Dominus Deus Hebræorum vocavit nos
5- 3 Dixeruntque : Deus Hebræorum vocavit nos
7-16 Dominus Deus Hebræorum misit me ad te
9- 1 Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum
-13 Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum
10- 3 Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum
21- 2 Si emeris servum Hebræum, sex annis serviet tibi
Num. 24-24 Superabunt Assyrios, vastabuntq. Hebræos
Deut. 15-12 Cum tibi venditus fuerit frater tuus Hebræus, aut Hebræa
1 Reg. 4- 6 Quænam est hæc vox clamoris magni in castris Hebræorum ?
- 9 Ne serviatis Hebræis, sicut et illi servierunt
13- 3 Saul cecinit... dicens : Audiant Hebræi
- 7 Hebræi autem transierunt Jordanem
-19 Caverant enim Philisthiim ne forte facerent Hebræi gladium aut lanceam
14-11 En Hebræi egrediuntur de cavernis
-21 Sed et Hebræi qui fuerant cum Philisthiim
29- 3 Quid sibi volunt Hebræi isti ?
Judith. 10-12 Filia sum Hebræorum, ideo ego fugi
-18 Quis contemnat populum Hebræorum
12-10 Vade, et suade Hebræam illam
14-16 Una mulier Hebræa fecit confusionem
15- 2 Relictis omnibus, evadere festinabant Hebræos
16-31 Ab Hebræis in numero sanctorum dierum accipitur
Jerem. 34- 9 Ut dimitteret unusquisque... Hebræum et Hebræam liberos
-14 Dimittat unusq. fratrem suum Hebræum
Jonæ. 1- 9 Hebræus ego sum, et Dominum Deum cœli ego timeo
2 Mac. 7-31 Tu vero, qui inventor omnis malitiæ factus es in Hebræos
11-13 Intelligens invictos esse Hebræos
15-38 Ex illis temporibus ab Hebræis civitate possessa
Act. 6- 1 Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos
21-40 Allocutus est lingua Hebræa, dicens
22- 2 Cum audissent a. quia Hebræa lingua loqueretur
2 Cor. 11-22 Hebræi sunt, et ego
Philip. 3- 5 De tribu Benjamin, Hebræus ex Hebræis

HEBRAICE.

Esth. 3- 7 Missa est sors in urnam, quæ Hebraïce dicitur phur
Joan. 5- 2 Piscina, quæ cognominatur Hebraïce Bethsaïda
19-13 Dicitur Lithostrotos, Hebraïce autem Gabbatha
-17 Dicitur Calvariæ, locum, Hebraïce autem Golgotha
-20 Et erat scriptum Hebraice, Græce, et Latine
Apoc. 9-11 Cui nomen Hebraïce Abaddon
16-16 In locum qui vocatur Hebraïce Armagedon

HEBRAICUS.

Prolog. Eccli. Nam deficiunt verba Hebraïca
Luc. 23-38 Superscriptio scripta super eum litteris Græcis, et Latinis, et Hebraïcis
Act. 26-14 Audivi vocem loquentem.. Hebraïca lingua

HEBRI. *Levites, filius sextus Merari.*

1 Par. 24-27 Oziau et Soam et Zachur et Hebri

HEBRON I.

Filius tertius Caath, filii Levi. Ab eo familia Hebronitarum.

Exod. 6-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
Num. 3-19 Filii Caath : Amram, et Jesaar, Hebron
1 Par. 6- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
15- 9 De filiis Hebron, Eliel princeps
23-12 Filii Caath : Amram, et Isaar, Hebron
-19 Filii Hebron : Jeriau primus, Amarias

HEBRON II.

Filius Maresa, e progenie Caleb, filii Hesron.

1 Par. 2-42 Et filii Maresa patris Hebron
-43 Porro filii Hebron, Core et Taphua

HEBRON.

Olim Arbe et Cariath-Arbe, et Mambre et convallis Mambre dicta est; ex nomine Arbe, quod est quatuor, *et Cariath-Arbe, quod est* civitates quatuor; *dixerunt plerique hanc urbem sic vocatam, quod ibi mortui, aut saltem sepulti fuerint Adam, Abraham, Isaac, et Jacob : constat Abrahamum, Isaacum et Jacobum sepultos esse in spelunca duplici quam emerat Abraham ab Ephron, et quæ est prope Hebron, non autem certum est ibi sepultum fuisse Adamum. Bochardus rem vertit ad Enac et ejus tres filios, Achiman, Sisai et Tholmai, quos in Hebron viderunt et de quibus mira tulerunt exploratores terræ Chanaan. Alii pro Cariath-Arbe Tetrapoli interpretantur, quasi urbs ipsa in quatuor partes distincta fuerit. Primæ sententiæ favere videtur votum, quod Absalom ait se vovisse in Hebron, quasi in conspectu patriarcharum votum exsoluturus. Secundæ sententiæ favet magnitudo Enac et filiorum Enac de genere giganteo, et quibus comparati Hebræi, quasi locustæ videbantur. Tertiæ, quod urbes regiæ olim in partes quatuor ut plurimum dividebantur, ut in eas separari possent principis curia et militia, tum et urbis cives et opifices. Nam Hebron urbs antiquissima et septem annis ante Tanim urbem Ægypti condita est, et regia fuit sub Chananæis, sive Amorrhæis. Rex Hebron unus est ex eis quos ipse percussit Josue. Hanc urbem Josue in septima tribus Judæ parte describit, inter Athmatha, et Sior; et postea sacerdotibus ex familia Aaron concessa fuit, tum et in urbem refugii data. Numerus dierum quos David commoratus est in Hebron imperans super domum Juda, septem annorum fuit et sex mensium, et ipsa inter cunctas tribus Judæ civitates facile prima et maxima videtur.*

Gen. 13-18 Juxta convallem Mambre quæ est in Hebron
23- 2 Mortua est in civitate Arbee, quæ est Hebron
-19 Hæc est Hebron in terra Chanaan
35-27 Venit etiam ad Isaac... in Mambre, civitatem Arbee, hæc est Hebron
37-14 Missus de valle Hebron, venit in Sichem
Num. 13-23 Et venerunt in Hebron, ubi erant Achiman
Nam Hebron septem annis ante Tanim urbem Ægypti condita est
Josue. 10- 3 Misit... rex Jerus. ad Oham regem Hebron
-23 Regem Jerusalem, regem, Hebron
-36 Ascendit... de Eglon in Hebron, et pugnavit
-39 Sicut fecerat Hebron et Lebna et regibus
11-21 Interfecit Enacim de montanis Hebron
12-10 Rex Jerusalem unus, rex Hebron unus
14-13 Et tradidit ei Hebron in possessionem
-14 Atque ex eo fuit Hebron Caleb filio Jephone
-15 Nomen Hebron ante vocabatur Cariath-Arbe
15-13 Cariath-Arbe patris Enac, ipsa est Hebron
-54 Hæc est Hebron, et Sior
20- 7 Ipsa est Hebron, in monte Juda
21-11 Quæ vocatur Hebron, in monte Juda
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem
Judic. 1-10 Contra Chananæum, qui habitabat in Hebron
-20 Dederuntque Caleb Hebron, sicut dixerat Moyses
16- 3 Portavit ad verticem montis, qui respicit Hebron
1 Reg. 30-31 Et qui in Hebron, et reliquis qui erant in his locis
2 Reg. 2- 1 Quo ascendam ? Et respondit ei : In Hebron
- 3 Et manserunt in oppidis Hebron
-11 Imperans in Hebron super domum Juda
-32 In ipso crepusculo pervenerunt in Hebron
3- 2 Natique sunt filii David in Hebron
- 5 Hi nati sunt David in Hebron
-19 Abiit ut loqueretur ad David in Hebron
-20 Venitque ad David in Hebron cum viginti viris
-22 Abner autem non erat cum David in Hebron
-27 Cumque rediisset Abner in Hebron
-32 Cumque sepelissent Abner in Hebron
4- 1 Quod cecidisset Abner in Hebron
- 8 Attulerunt caput Isboseth ad David in Hebron
-12 Suspenderunt eos super piscinam in Hebron
Sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron
5- 1 Venerunt universæ tribus Israel ad David in Hebron
- 3 Et seniores Israël ad regem in Hebron
Et percussit cum eis rex David fœdus in Hebron coram Domino
- 5 In Hebron regnavit super Judam septem annis
-13 Postquam venerat de Hebron
15- 7 Reddam vota mea quæ vovi Domino in Hebron
- 9 Et surrexit, et abiit in Hebron
-10 Regnavit Absalom in Hebron
3 Reg. 2-11 In Hebron regnavit septem annis
1 Par. 3- 1 Hos habuit filios, qui ei nati sunt in Hebron
- 4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron
6-55 Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda
-57 Civitates ad confugiendum, Hebron et Lobna
11- 1 Congregatus est igitur omnis Israel ad David in Hebron
- 3 Majores natu Israël ad regem in Hebron
12-23 Venerunt ad David, cum esset in Hebron
-38 Corde perfecto venerunt in Hebron
29-27 In Hebron regnavit septem annis
2 Par. 11-10 Saraa quoque, et Aialon, et Hebron

HEBRONA.

Israelitarum trigesima prima statio in deserto, inter Jetebatha et Asiongaber.

Num. 33-34 De Jetebatha venerunt in Hebrona
-35 Egressique de Hebrona, castrametati sunt

HEBRONI. *Vir de familia Caath filii Levi.*

Num. 26- 8 Familiæ Levi : familia Lobni, familia Hebroni

HEBRONITÆ. *Familia Hebron.*

Num. 3-27 Cognatio Caath habebit... Hebronitas
1 Par. 26-23 Amramitis, et Isaaritis, et Hebronitis
-30 Porro de Hebronitis Hasabias et fratres
-31 Hebronitarum autem princeps fuit Jeria

HEDDAI.

Inter triginta nobiliores David numeratur Heddai, de torrente Gaas.

2 Reg. 23-30 Heddaï de torrente Gaas

HEDER.

Inter viros qui fugaverunt habitatores Geth, nominatur Heder.

1 Par. 8-15 Et Zabadia, et Arod, et Heder

HEDERA.

Jonæ. 4- 6 Et præparavit Dominus Deus hederam
Et lætatus est Jonas super hedera
- 7 Et percussit hederam, et exaruit
- 9 Putas-ne bene irasceris tu super hedera?
-10 Tu doles sup. hederam, in qua non laborasti
2 Mac. 6- 7 Cogebantur hedera coronati Libero circuire

HEGLA.

Filia Salphaad, qui filios non habuit, sed tantum filias, quarum ista sunt nomina: Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa, quæ steterunt coram Moyse et Eleazaro sacerdote, et dixerunt: Pater noster mortuus est in deserto, nec fuit in seditione Core, sed ob peccatum murmuris tempore exploratorum mortuus est, et non habuit mares filios. Cur tollitur nomen illius de familia, quia non habuit filium? Date nobis possessionem inter cognatos patris nostri; nam ex filiis nostris aliquis nomen illius tuebitur, et de familia Salphaad vocabitur; atque ita per lineam fœmininam nomen illius propagabitur. Moyses consuluit Dominum super hac re, qui respondit: Jube eis dari possessionem inter cognatos patris, et ei succedant in hæreditatem, nubant cui velint, tantum ut suæ tribus hominibus. Fecerunt filiæ Salphaad, ut fuerat imperatum, nupserunt filiis patrui sui, de familia Manasse, et possessio quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.

Num. 26-33 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha
27- 1 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha
36-11 Nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla
Josue. 17- 3 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha

HELAM.

Urbem Syrorum putat Abulensis. Alii putant esse locum ubi congregati erant Israelitæ trans Jordanem habitantes, quos ut Ammonitis vicinos semper in armis paratos esse oportebat. Ibi David occidit de Syris octoginta millia virorum, præter eos qui pugnabant de curribus, et Sobach principem militiæ percussit qui statim mortuus est.

2 Reg. 10-17 Transivit Jordanem: venitque in Helam

HELBA. *Urbs in tribu Aser.*

Judic. 1-31 Aser q. non delevit habitatores... Helba

HELCATH. *Urbs in tribu Aser.*

Josue. 21-31 Et Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis

HELCHIAS.

Pater Nehemiæ, qui fuit sacerdos ex tribu Levi, et, vivente Eliasib pontifice, rempublicam administravit, missus a rege Persidis.

2 Esdr. 1- 1 Verba Nehemiæ filii Helchiæ

HELCI.

Sacerdos et princeps familiæ Maraïoth. Ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

2 Esdr. 12-15 Haram, Edna: Maraïoth, Helci

HELCIAS I.

Pater Eliacim, præpositi domus Ezechiæ regis Juda.

4 Reg. 18-18 Eliacim filius Helciæ, præpositus domus
-26 Dixerunt a. Eliacim filius Helciæ et Sobna
-37 Venitque Eliacim filius Helciæ, præpositus
Isai. 22-20 Vocabo servum meum Eliacim filium Helciæ
36- 3 Egressus est ad eum Eliacim filius Elciæ
-22 Et ingressus est Eliacim filius Helciæ

HELCIAS II.

Pontifex magnus regnante Josia rege Juda decimo sexto. Reperit in templo Domini in aliqua arca pecuniaria librum legis, quem credunt esse librum Deuteronomii, ut passim affirmant interpretes; is enim præ cæteris maxime continet quæ terrori esse possunt violatoribus Mosaicæ legis.

4 Reg. 22- 4 Vade ad Helciam sacerdotem magnum
- 8 Dixit a. Helcias pontifex ad Saphan scrib.
Deditque Helcias volumen Saphan
-10 Librum dedit mihi Helcias sacerdos
-12 Et præcepit Helciæ sacerdoti et Ahicam
-14 Ierunt itaque Helcias sacerdos et Ahicam
23- 4 Et præcepit rex Helciæ pontifici
-24 Quem invenit Helcias sacerdos in templo Domini
2 Par. 34- 9 Qui venerunt ad Helciam sacerdotem magnum
-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Dom.
-18 Præterea tradidit mihi Helcias sacerdos hunc librum
-20 Et præcepit Helciæ et Ahicam filio Saphan
-22 Abiit ergo Helcias, et hi qui simul a rege
35- 8 Porro Helcias, et Zacharias, et Jahiel

HELCIAS III.

Pater Jeremiæ. Non est iste Helcias summus sacerdos, ut quidam opinati sunt, qui librum legis reperit, sed erat vulgaris, ut indicant verba de sacerdotibus, *scilicet communibus, et illud etiam quod dicitur,* in Anathoth; *nam summi sacerdotes Hierosolymis habitabant.*

Jerem. 1- 1 Verba Jeremiæ filii Helciæ de sacerdotibus

HELCIAS IV.

Pater Gamariæ, quem misit Sedecias rex Juda ad Nabuchodonosor regem Babylonis.

Jerem. 29- 3 Et Gamariæ filii Helciæ, quos misit Sedec.

HELCIAS V.

Is numeratur inter avos Baruch prophetæ et scribæ Jeremiæ.

Baruc. 1- 1 Baruch filius Neriæ... filii Sedeï, filii Helciæ

HELCIAS VI. *Pater Susannæ.*

Dan. 13- 2 Accepit uxorem nomine Susannam, filiam Helciæ
-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ uxorem Joakim
-63 Helcias a. et uxor ejus laudaverunt Deum

HELCIAS VII, VIII *et* IX.

Levitæ de familia Merari.

1 Par. 6-13 Sellum genuit Helciam, et Helcias genuit Azariam
-45 Filii Hasabiæ, filii Amasiæ, filii Helciæ
9-11 Azarias quoq. filius Helciæ, filii Mosollam
26-11 Helcias secundus, Tabelias tertius, Zachar.
1 Esdr. 7- 1 Esdras filius Saraïæ, filii Azariæ, filii Helciæ
2 Esdr. 8- 4 Helcia et Maasia, ad dexteram ejus
Baruc. 1- 7 Ad Joakim filium Helciæ filii Salom

HELEC.

Filius secundus Galaad, et princeps familiæ Helecitarum.

Num. 26-30 Galaad habuit filios: Jezer... et Helec
Josue. 17- 2 Et filiis Helec, et filiis Esriel

HELECITÆ. *Familia Helec filii Galaad.*

Num. 26-30 Et Helec, a quo familia Helecitarum

HELED.

Filius Baana. Inter fortes David numeratur.

2 Reg. 23-29 Heled filius Baana et ipse Netophathites
1 Par. 11-30 Heled filius Baana Netophathites

HELEM I. *Unus ex nepotibus Aser.*

1 Par. 7-35 Filii a. Helem fratris ejus: Supha

HELEM II.

Helem iste binomius est; vocatur enim Holdai in versiculo 10 ejusdem capitis. Vide Holdai *et* Hem.

Zach. 6-14 Coronæ erunt Helem, et Tobiæ, et Idaïæ

HELEPH.

In descriptione urbium novemdecim tribus Nephthali prima ea numeratur.

Josue. 19-33 Et cœpit terminus de Heleph et Elon

HELES.

Qui alibi dicitur Helles. Inter viros fortes David numeratur.

2 Reg. 23-26 Heles de Phalti, Hira filius Acces

HELI I.

Anno mundi 2899, *ante J. Ch.* 1145. *Summus pontifex, Judæorumque judex, qui per annos quadraginta judicavit populum Israel. Erat e familia Ithamar filii Aaron. Samsoni in judicatu successit, et ipse successorem habuit Samuelem. In pontificatu vero successorem habuit Achitob filium Phinees, et mortuus est anno* 2939, *in anno ætatis suæ octavo et nonagesimo. Lege historiam Heli in cap.* 1, 2, 3 *et* 4 *lib.* 1 *Reg.*

1 Reg. 1- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
- 9 Et Heli sacerdote sedente super sellam
-12 Factum est... ut Heli observaret os ejus
-13 Æstimavit ergo eam Heli temulentam
-17 Tunc Heli ait ei: Vade in pace
-25 Immolav. vitul., et obtulerunt puerum Heli
2-11 Puer a. erat minister... ante faciem Heli
-12 Porro filii Heli, filii Belial, nescientes Dom.
-20 Benedixit Heli Elcanæ et uxori ejus
-22 Heli a. erat senex valde, et audivit omnia
-27 Venit autem vir Dei ad Heli, et ait ad eum
3- 1 Samuel ministrabat Domino coram Heli
- 2 In die quadam, Heli jacebat in loco suo
- 5 Et cucurrit ad Heli, et dixit: Ecce ego
- 6 Consurgensque Samuel, abiit ad Heli, et dixit: Ecce ego
- 8 Qui consurgens, abiit ad Heli
- 9 Intellexit ergo Heli quia Dominus vocaret puerum
-12 In die illa suscitabo adversum Heli omnia
-14 Idcirco juravi domui Heli, quod non expietur iniquitas
-15 Et Samuel timebat indicare visionem Heli
-16 Vocavit ergo Heli Samuelem, et dixit
4- 4 Erantq. duo filii Heli cum arca fœderis Dei
-11 Duo quoque filii Heli mortui sunt, Ophni et Phinees
-13 Heli sedebat super sellam contra viam spectans
-14 Et audivit Heli sonitum clamoris, dixitque
At ille festinavit, et venit, et nuntiavit Heli
-15 Heli autem erat nonaginta et octo annorum
-16 Et dixit ad Heli: Ego sum qui veni de prælio
14- 3 Qui ortus fuerat ex Heli sacerdote Domini in Silo
3 Reg. 2-27 Quem locutus est super domum Heli in Silo

HELI II.

Sanctus Matthæus Christi genealogiam describit, eam per patrem naturalem Josephi et alios majores deducens. At vero sanctus Lucas eamdem genealogiam Josephi prosequitur, sed per patrem legalem; quod ut intelligatur, notandum est fuisse legem Deuteronomii, 25-5, *his verbis enuntiatam:* Quando habitaverint fratres simul, et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit, uxor defuncti non nubet alteri: sed accipiet eam frater ejus, et suscitabit semen fratris sui: et primogenitum ex ea filium nomine ejus appellabit, ut non deleatur nomen ejus ex Israël, *id est, fratris defuncti. Hæc lex, ut patet ex veterum praxi, et exemplo Boozi Rutham ducentis, quæ uxor fuerat non fratris, sed cognati ipsius Booz, imponebatur etiam consanguineis ad eamdem familiam pertinentibus, quos etiam Scriptura fratres appellare solet. Hi enim relictam uxorem viduam ducere, et consanguineo illi defuncto semen suscitare tenebantur, licet duo illi consanguinei simul non habitassent, quemadmodum eodem Booz exemplo patet, qui cum priore Ruthæ viro non habitaverat. Cum ergo sanctus Matthæus Josephum Jacobi fuisse filium ait, intelligendum est fuisse naturalem et ab eo genitum; cum vero Lucas ait Josephum fuisse filium Heli, intelligendum est fuisse filium legalem ejusdem Heli, qui tamen Jacobi patris naturalis Josephi frater non fuit, sed consanguineus, ita tamen propinquus, ut lege illa Deuteronomii teneretur.*

Luc. 3-23 Putabatur filius Joseph, qui fuit Heli, qui fuit

ELIODORUS.

Anno mundi 3868, *Romæ* 568, *ante J. Ch.* 186. *Cum sancta Jerusalem civitas haberetur in omni pace, leges etiam adhuc optime custodirentur propter Oniæ pontificis pietatem, unde fiebat ut reges et principes gentium exterarum locum sanctum et templum honore summo digna ducerent, et maximis muneribus illustrarent; ita ut Seleucus, Antiochi Magni filius, et Antiochi Epiphanis frater, qui post Antiochum Magnum et ante Antiochum Epiphanem regnum Asiæ tenuit,*

de reditibus etiam suis præstaret omnes sumptus necessarios ad ministerium sacrificiorum. Simon autem quidam ex tribu Benjamin, qui circa res templi quamdam exercebat præfecturam, inimice dissidebat cum summo sacerdote, et cum non posset vincere Oniam, nuntiavit Apollonio, qui eo tempore a Seleuco fuerat constitutus præfectus et præses Cœlesyriæ et Phœnicis, innumerabilibus esse plenum pecuniis ærarium Jerosolymorum, et copias communes ex vectigalibus collectas esse immensas; denique possibile esse omnes istas divitias cadere sub potestate regis. Apollonius omnia hæc nuntiavit Seleuco qui accitum Heliodorum quæstorem regis et ærarii tribunum misit cum mandatis ut pecunias supra dictas auferret et ad se afferret. Statim profectus Heliodorus propositum regis perfecturus Jerusalem venit, et benigne a summo sacerdote fuit exceptus; narravit de dato indicio pecuniarum, et cujus rei gratia adesset, aperuit, interrogavitque si vere hæc ita essent. Tunc summus sacerdos ostendit ei has pecunias repositas et destinatas esse viduis, pupillisque sublevandis ab iis qui pauperibus benigne facere vellent per manus pontificis, et totam hanc pecuniam non esse immensam, sicut calumniabatur et detulerat impius Simon; insuper indignum esse, nec ullo modo fieri posse aut debere ut pecuniæ eorum, qui eas templo crediderant, auferrentur per injuriam; sic enim templi apud omnes gentes sancti majestas et securitas violaretur. At Heliodorus respondit se mandata regis accepisse, et omnino ea esse regi deferenda. Constituta autem die intrabat Heliodorus in templum Domini mandata regis executurus, et totam civitatem invaserat trepidatio magna. Gregatim de domibus confluebant, pavidi et solliciti, quia videbant sacrum locum in contemptum venturum, si pecuniæ illæ auferrentur. Omnis denique civitas, viri, mulieres, virgines trepidantes et Dominum pro depositis obsecrantes, commiserationem movebant commixtæ multitudinis. At nemo poterat aspicere vultum summi sacerdotis, cujus color immutatus declarabat internum animi dolorem. At vero Heliodorus, cum ipse cum satellitibus accessisset ad ærarium, quod habebat constitutum peragebat. Sed Dominus patrum, atque omnis potentiæ princeps, evidens ingensque miraculum exhibuit, ita ut omnes qui cum Heliodoro eo venire ausi fuerint, potentia Dei consternati, audaciam cum omni consternatione formidineque commutarint. Visus est enim illis equus equitem habens sessorem, pulcherrimo adornatus tegmine, qui incitato impetu, Heliodoro priores ungulas injecit: qui autem insidebat equo, universa instructus armatura aurea cernebatur. Et ante eum conspiciebantur duo juvenes robore decoreque gloriæ præstantes, qui sine intermissione illum flagellabant. Cumque subito collapsus esset humi, multaque circumfusus caligine, correptum eum lecticæ imposuerunt. Eumque qui paulo ante magna cum incursione ac satellitum stipatione peditum in ærarium venerat, ferebant omni armorum suorum ope destitutum, ut qui palam potentiam Dei cognovissent. Et ille quidem divina virtute mutus, et ab omni spe destitutus, atque derelictus, jacebat. Omnes autem Dominum benedicebant, quia magnificabat locum suum. Tum rogantibus Heliodori amicis, Onias summus pontifex obtulit pro salute ejus et vita hostiam salutarem. Et rursus apparuerunt duo juvenes Heliodoro dicentes: Oniæ sacerdoti gratias age; *nam Dominus in gratiam ipsius tibi vitam largitus est. Tu vero de cœlo flagellatus, nuntia omnibus magnalia Dei et potestatem. Hæc cum illi dixissent, e conspectu evanuerunt. Heliodorus autem, cum Domino sacrificium obtulisset, votaque magna nuncupasset ei qui vitam ipsi restituerat, Oniæ gratias agens, ad regem reversus est, et omnia narravit quæ viderat magnalia Dei. Cumque rex Heliodorum interrogasset ecquem censeret idoneum qui denuo Hierosolymam mitteretur, respondit Heliodorus: Si quem habes hostem, aut regni tui insidiatorem, eum illuc mittito, et recipies flagellatum, si tamen salvus evaserit; nam vere divinum quoddam numen in eo versatur loco. Qui enim domicilium cœleste habitat, ipse est inspector loci illius et defensor, qui cædit ac disperdit venientes nocendi causa et malefaciendi. Igitur de Heliodoro et ærarii custodia, ita res se habet.*

2 *Mac.* 3- 7 Accitum Heliodorum...misit cum mandatis
- 8 Statimque Heliodorus iter est aggressus
- 14 Intrabat de his Heliodorus ordinaturus
- 23 Heliodorus a. quod decreverat, perficiebat
- 25 Isque cum impetu Heliodoro priores calces elisit
- 27 Subito autem Heliodorus concidit in terram
- 31 Tunc vero ex amicis Heliodori quidam rogabant
- 32 Ne forte rex suspicaretur malitiam... circa Heliodorum
- 33 Astantes Heliodoro, dixerunt: Oniæ sacerd.
- 35 Heliodorus autem, hostia Deo oblata
- 37 Cum a. rex interrogasset Heliodorum
- 40 Igitur de Heliodoro... ita res se habet

4- 1 Tanquam ipse Heliodorum instigasset

5-18 Sicut Heliodorus, qui missus est a Seleuco

HELIOPOLIS.

Urbs est Ægypti, eadem cum Thebe. Heliopolis, Latine Civitas solis, *sic dicta est quod in ea esset simulacrum et templum solis. Ex urbe hac Pharao rex Ægypti uxorem Josepho dedit filiam Putiphare sacerdotis.*

Gen. 41-45 Filiam Putiphare sacerdotis Heliopoleos
- 50 Aseneth filia Putiphare sacerd. Heliopoleos

46-20 Filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos

Ezech. 30-17 Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent

HELISUR. *Filius Sedeür.*

Num. 10-18 Quorum princeps erat Helisur filius Sedeür

HELLADA, *id est, Græcia.*

1 *Mac.* 8- 9 Qui erant apud Helladam voluerunt ire

HELLES I.

Filius Azariæ, et pater Elasa, in tribu Juda.

1 *Par.* 2-39 Azarias genuit Helles, et Helles genuit Elasa

HELLES II.

Inter fortissimos viros in exercitu David numeratur Helles de Phaloni.

1 *Par.* 11-27 Sammoth Arorites, Helles Phalonites

27-10 Helles Phallonites de filiis Ephraïm

HELMONDEBLATHAIM.

Quadragesima Israelitarum statio in deserto, inter Dibongad et montes Abarim.

Num. 33-46 Castrametati sunt in Helmondeblathaïm
- 47 Egressique de Helmondeblathaïm

HELON.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Pater Eliab principis tribus Zabulon, quem elegit Dominus ut ipse et Moyses et Aaron principes tribuum numerarent populum Israel, a vigesimo anno et supra, in deserto Sinai. Inventi sunt in tribu Zabulon quinquaginta septem millia quadringenti pugnatorum.

Num. 1- 9 De Zabulon, Eliab filius Helon

2- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius Helon

7-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab filius Helon
- 29 Hæc est oblatio Eliab filii Helon

10-16 In tribu Zabulon erat princeps Eliab filius Helon

HELON.

Urbs Levitica in tribu Dan; vocatur etiam alibi Aialon.

1 *Par.* 6-58 Sed et Helon et Dabir cum suburbanis suis

HELON.

Urbs sacerdotalis in tribu Juda.

1 *Par.* 6-69 Necnon et Helon cum suburbanis suis

HELON. *Urbs in tribu Ruben.*

Jerem. 48-21 Super Helon, et super Jasa

HEM.

Anno mundi 3534, Romæ 234, ante J. Ch. 520. Verbum Domini factum est ad Zachariam, dicentis: Sume a transmigratione per manum Holdai, Tobiæ, Idaiæ et Hem argentum et aurum, quæ quasi donum per eos transmittunt et templo offerunt Judæi, qui olim in Babylonem transmigrarunt, et facies coronas, quas pones in capite Jesu filii Josedech, sacerdotis magni, et loqueris ad eum dicens: Ecce vir Oriens nomen ejus, *id est, non tibi propter te imponitur corona, sed ut figura sis Christi et ejus typum geras: ex illo germinabit novus populus, et ædificabit templum Domino, id est, illud de quo dicitur:* Et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. *Et postquam coronas capiti Jesu imposueris, detrahes et in templo servabis, ut sint in memoriam eorum qui dederunt, ideoque incides in eis nomina quatuor virorum illorum qui ad eas aurum et argentum obtulerunt. Menochius interpretatur unam fuisse coronam similem tiaræ Romani pontificis, quæ una quidem est, sed tribus coronis redimita. Notandum est etiam eum qui vers. 10 dictus est Holdai, hic vocari Helem, et qui ibidem dictus est Josias, hic vocari Hem; erant enim binomii, et hæc nomina breviora potius quam prima illa longiora electa sunt, ut coronis inciderentur.*

Zach. 6-14 Coronæ erunt Helem... et Hem filio Soph.

HEMAN I.

Filius secundus Lothan, e familia Esaü, habitavitque regionem Edom.

Gen. 36-22 Facti sunt a. filii Lotan: Hori et Heman

HEMAN II.

Ezrahita, et de filiis Core. **HEMAN III.** *Filius Johel. Ambo Heman inter musicorum principes numerantur a Scriptura, et cæteris cantoribus præfecti. Tres erant principes cantorum ex tribus familiis Leviticis, scilicet Heman, et Asaph, et Than. Heman erat ex familia Caath; Asaph, ex familia Gerson; Ethan, ex familia Merari. Ex qualibet harum familiarum erant multi cantores per vices et choros a David distributi, ita tamen ut quotidie ex qualibet familia aliqui essent qui cum aliis ex reliquis familiis coram arca canerent Domino, ita ut tres choros constituerent. Chorus medius erat filiorum Heman, dexter filiorum Asaph, sinister filiorum Ethan.*

3 *Reg.* 4-31 Sapientior Ethan Ezrahita et Heman

1 *Par.* 6-33 De filiis Caath, Heman cantor filius Johel

15-17 Constitueruntque Levitas: Hemam filium Johel
- 19 Porro cantores Heman, Asaph, et Ethan

16-41 Et post eum Heman, et Idithun, et reliquos
- 42 Heman quoque et Idithun canentes tuba

25- 1 Segregaverunt in ministerium filios Asaph et Heman
- 4 Heman quoque: filii Heman, Bocciau
- 5 Omnes isti filii Heman Videntis regis
Deditque Deus Heman filios quatuordecim, et filias tres
- 6 Asaph videlicet, et Idithun, et Heman

2 *Par.* 29-14 Necnon de filiis Heman, Jahiel et Semei

35-15 Asaph, et Heman, et Idithun, prophetarum regis

HEMATH.

Urbs Syriæ, vel potius regio.

1 *Par.* 18- 3 Adarezer regem Soba regionis Hemath
- 9 Quod cum audisset Thou rex Hemath

HEMOR.

Princeps Sichimorum. Ejus subditi in Scriptura vocantur filii, quia princeps patriæ pater esse debet. A filiis Hemor centum agnis emit Jacob modum agri parvum, eo quod Sichimitæ non alia lege permittebant eum in suis finibus habitare, nisi quid proprium possideret. Dicitur emisse centum agnis, quod intelligi potest vel permutatione centum agnorum, vel pretio agnorum dato, vel centum nummis, quibus agni figura esset impressa; nam in Actibus Apostolorum cap. 7, vers. 16, dicitur emisse Abraham pretio argenti. Hic textus autem videtur repugnare historiæ Genesis 23-16, ubi narratur Abraham sepulcrum emisse ab Ephron, filio Seor, non autem a filiis Hemor, filii Sichem, a quibus tamen, ut habemus Genes. 23-19, partem agri in Sichem emit Jacob, non vero Abraham. Respondeo: 1° si pro, emit Abraham, *legatur,* emit Jacob, *ut nonnulli viri docti legendum putant existimantes mendum in textum irrepsisse, tota sublata esset difficultas. 2° Dici potest vocem,* filius, *id est, filius Abrahæ, subaudiri; pariter sublata esset difficultas. Sed cum omnium textuum fides repugnet, alia solutio quærenda est. Dicendum ergo videtur Ephronis patrem fuisse binomium, et vocatum fuisse Seor et etiam Hemor. Porro Hemor fuit filius Sichem, non illius filius a cujus filiis Jacob emit agrum, sed eo*

longe antiquioris. Hemor autem multos habuit filios, inter quos major et primogenitus videtur fuisse Ephron, qui nomine cæterorum fratrum sepulcrum vendidit Abrahæ. Sichem filius Hemor adamavit Dinam filiam Jacob, rapuit eam, et dormivit cum illa, vi opprimens virginem. Vide insuper Dina.

Gen. 33-19 Emitque... a filiis Hemor patris Sichem
34- 2 Quam cum vidisset Sichem filius Hemor
- 4 Et pergens ad Hemor patrem suum
- 6 Egresso autem Hemor patre Sichem
- 8 Locutus est itaque Hemor ad eos
-18 Placuit oblatio eorum Hemor et Sichem filio
-26 Hemor et Sichem pariter necaverunt
Josue. 24-32 In parte agri quem emerat Jacob a filiis Hemor patris Sichem
Act. 7-16 Pretio argenti a filiis Hemor filii Sichem

HENADAD.

Pater Bennui, qui post reditum e captivitate Babylonis ædificavit mensuram duplam a domo Azariæ usque ad flexuram; nam mons Sion in parte Orientali curvitatem introrsum habebat, ubi excavata erat natatoria Siloe, ad cujus formam etiam murus inflectebatur, donec in medio obtusum quemdam angulum efficeret.

1 *Esdr.* 3- 9 Filii Henadad, et filii eorum, et fratres
2 *Esdr.* 3-24 Ædificavit Bennui filius Henadad

HENOCH I *vel* ENOCH.

Anno mundi 130, *ante J. Ch.* 3924. *Filius Cain. Pater iste fratricida cognovit uxorem suam, filiam Adam sororem suam. Initio enim mundi necesse fuit sorores fratribus nubere. Sane seu Azaa appellatam tradit D. Epiphanius: at D. Chrysostomus, Ripham. Concepit et peperit filium quem appellavit Henoch. Et ædificavit Caïn civitatem, vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui Henoch, non statim a nativitate ipsius Henoch, sed multis post annis, cum Caïn plures genuisset filios et filias, nepotes et neptes, qui Henochiam replere possent. Porro non a se Caïn nominavit civitatem suam, quia nomen ipsius omnibus erat invisum. Hujus urbis positio non satis constat.*

Gen. 4-17 Quæ concepit et peperit Henoch
Vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui, Henoch
-18 Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit

HENOCH II.

Anno mundi 623, *ante J. Ch.* 3431. *Iste non est Henoch filius Cain, sed est Henoch filius Jared paterque Mathusalæ, et descendit ab Adam per Seth, vir sanctissimus quem genuit Jared in anno ætatis suæ* 162, *et ipse genuit Mathusalam cum jam haberet sexaginta quinque annos. Omnibus diebus quos degit super terram, ambulavit coram Domino, id est, perfectam egit vitam, et inculpatam, divinæque voluntati consentientem, ideo mortem non passus est, sed in paradisum translatus est terrestrem, ut tempore Antichristi rediens, det gentibus monita, et hortamenta pœnitentiæ.*

Gen. 5-18 Vixitq. Jared 162 annis, et genuit Henoch
-19 Et vixit Jared postquam genuit Henoch
-21 Porro Henoch vixit sexaginta quinque annis
-22 Et ambulavit Henoch cum Deo
-23 Et facti sunt omnes dies Henoch
1 *Par.* 1- 3 Henoch, Mathusale, Lamech
Eccli. 44-16 Henoch placuit Deo, et translatus est
49-16 Nemo natus est in terra qualis Henoch
Luc. 3-37 Qui fuit Mathusale, qui fuit Henoch
Hebr. 11- 5 Fide Henoch translatus est, ne videret mort.
Judæ. -14 Prophetavit... septimus ab Adam Enoch

HENOCH III.

Filius tertius Madian, filii Abrahæ ex Cetura.

Gen. 25- 4 Ex Madian ortus est Epha, et Opher, et Henoch
1 *Par.* 1-33 Filii a. Madian: Epha, et Epher, et Henoch

HENOCH IV.

Filius primogenitus Ruben, et princeps familiæ Henochitarum.

Gen. 46- 9 Filii Ruben: Henoch, et Phallu, et Hesron
Exod. 6-14 Filii Ruben.. Henoch, et Phallu
Num. 26- 5 Henoch, a quo familia Henochitarum
1 *Par.* 5- 3 Filii ergo Ruben... Enoch, et Phallu

HENOCHITÆ.

Familia Henoch filii Ruben.

Num. 26- 5 Henoch, a quo familia Henochitarum

HENOS. *Filius Seth.*

Luc. 3-38 Qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam

HEPHER I.

Filius sextus Galaad, et pater Salphaad.

Num. 26-32 Et Hepher, a quo familia Hepheritarum
-33 Fuit autem Hepher pater Salphaad
27- 1 Accesserunt a. filiæ Salphaad, filii Hepher
Josue. 17- 2 Et filiis Hepher, et filiis Semida
- 3 Salphaad vero filio Hepher, filii Galaad

HEPHER II.

Filius secundus Assur et Naaræ.

1 *Par.* 4- 6 Peperit a. ei Naara Oozam, et Hepher

HEPHER III.

Inter triginta fortissimos in exercitu David.

1 *Par.* 11-36 Hepher Mecherathites

HEPHERITÆ.

Familia Hepher filii Galaad.

Num. 26-32 Et Hepher, a quo familia Hepheritarum

HER I.

Filius primogenitus patriarchæ Juda et filiæ hominis Chananæi qui vocabatur Sue. Her fuit insigniter malus in conspectu Domini, qui interemit eum. Occisus est, ut et frater, plaga insolita, sed tali, qua manifestum esset hominibus propter scelus aliquod atrox, quod pudor taceri jubet, interemptos: opinor ministerio Angeli mali, quo solet Deus uti in ultione exigenda, immissione per Angelos malos, *ut dicitur Psal.* 77-49: *fortasse Asmodæus fuit,* qui fuit etiam *necator libidinosorum maritorum Saræ, uxoris Tobiæ junioris.*

Gen. 38- 3 Peperit filium, et vocavit nomen ejus Her
- 6 Dedit autem Judas uxorem primogenito suo Her, nomine Thamar
- 7 Fuit q. Her primogenitus Judæ, nequam
46-12 Filii Juda: Her, et Onan, et Sela
Mortui sunt.. Her et Onan in terra Chanaan
Num. 26-19 Filii Juda, Her et Onan, qui ambo mortui
1 *Par.* 2- 3 Filii Juda: Her, Onan, et Sela
Fuit a. Her primogenitus Juda, malus

HER II.

Filius Gad, princeps familiæ Heritarum.

Num. 26-16 Her, ab hoc familia Heritarum

HER III.

Filius primogenitus Sela filii Juda.

1 *Par.* 4-21 Filii Sela, filii Juda: Her pater Lecha

HER IV. *Filius Jesu, et pater Elmadan.*

Luc. 3-28 Qui fuit Elmadan, qui fuit Her

HERAN. *Filius Suthala filii Ephraïm.*

Num. 26-36 Porro filius Suthala fuit Heran

HERANITÆ. *Familia Heran.*

Num. 26-36 Porro filius Suthala fuit Heran, a quo familia Heranitarum

HERBA.

Gen. 1-11 Et ait: Germinet terra herbam virentem
-12 Et protulit terra herbam virentem
-29 Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen
2- 5 Omnemque herbam regionis, priusquam germinaret
3-18 Et comedes herbam terræ
47- 4 Quoniam non est herba gregibus servorum
Exod. 9-22 Et super om. herbam agri in terra Ægypti
-25 Cunctamq. herbam agri percussit grando
10-12 Et devoret omnem herbam quæ residua fuerit grandini
-15 Devorata est igitur herba terræ
Nihilq. omnino virens relictum est in lignis, et in herbis terræ
Num. 22- 4 Quo modo solet bos herbas usque ad radices carpere
Deut. 32- 2 Fluat... quasi imber super herbam
Judic. 6- 4 Sicut erant in herbis, cuncta vastabant
2 *Reg.* 23- 4 Et sicut pluviis germinat herba de terra
3 *Reg.* 18- 5 Si forte possimus invenire herbam et salvare equos
4 *Reg.* 4-39 Egressus est.. ut colligeret herbas agrestes
19-26 Et virens herba tectorum, quæ arefacta est
Job. 5-25 Et progenies tua quasi herba terræ
6- 5 Numquid rugiet onager cum habuerit herbam?
8-12 Nec carpatur manu, ante o. herbas arescit
30- 4 Et mandebant herbas, et arborum cortices
Job. 38-27 Inviam et desolatam, et produceret herbas virentes
40-15 Huic montes herbas ferunt
Psal. 36- 2 Et quemadmodum olera herbarum cito decident
89- 6 Mane sicut herba transeat, mane floreat
103-14 Producens... et herbam servituti hominum
146- 8 Qui producit..et herbam servituti hominum
Prov. 19-12 Sicut ros super herbam, ita et hilaritas ejus
27-25 Aperta sunt prata, et apparuerunt herbæ virentes
Sap. 16-12 Etenim neq. herba, neq. malagma sanavit eos
Isai. 15- 6 Quia aruit herba, defecit germen
37-27 Et herba tectorum, quæ exaruit antequam maturesceret
44- 4 Et germinabunt inter herbas quasi salices
66-14 Et ossa vestra quasi herba germinabunt
Jerem. 2-22 Et multiplicaveris tibi herbam borith
12- 4 Et herba omnis regionis siccabitur
14- 5 Cerva in agro peperit, et reliquit: quia non erat herba
- 6 Defecerunt oculi eorum, quia non erat herba
50-11 Effusi estis sicut vituli super herbam
Ezech. 34-14 Requiescent in herbis virentibus, et in pasc.
Dan. 4-12 In herbis quæ foris sunt, et rore cœli tingatur, et cum feris pars ejus in herba terræ
-20 Et vinciatur ferro et ære in herbis foris
Amos. 7- 2 Cum consummasset comedere herbam terræ
Mich. 5- 7 Quasi stillæ super herbam, quæ non expectat virum
Zach. 10- 1 Et pluv... dabit eis, singulis herbam in agro
Malac. 3- 2 Quasi ignis conflans et quasi herba fullonum
Matth. 13-26 Cum a. crevisset herba, et fructum fecisset
Marc. 4-28 Terra fructificat, primum herbam, deinde spicam
Hebr. 6- 7 Et generans herbam opportunam illis, a quibus colitur

HERCULES.

Jovis filius et Alcmenæ, quæ Amphytrionis Thebani uxor erat. Herculem fingebant protectorem Tyri.

2 *Mac.* 4-19 Didrachmas trecentas in sacrificium Herculis
-20 Hæ oblatæ sunt quidem ab eo... in sacrificium Herculis

HERED.

Filius primogenitus Bela filii Benjamin, princepsque familiæ Hereditarum.

Num. 26-40 Filii Bela: Hered, et Noëman
De Hered, familia Hereditarum

HERED.

Urbs regia Chananæorum. Quidam hanc urbem putant esse vel Arad, vel Ered in tribu Juda.

Josue. 12-14 Rex Herma unus, rex Hered unus

HEREDITÆ. *Familia* Hered.

Num. 26-40 De Hered, familia Hereditarum

HEREM.

De filiis Herem reperti sunt qui uxores alienigenas in captivitate duxerant, quas dimiserunt.

1 *Esdr.* 10-31 Et de filiis Herem, Eliezer, Josuë, Melchias
2 *Esdr.* 3-11 Mediam partem vici ædificavit Melchias filius Herem

HERI.

Quintus inter septem filios Gad filii Jacob.

Gen. 46-16 Filii Gad: Sephion, et Haggi.. et Heri

HERI.

Gen. 19-34 Ecce dormivi heri cum patre meo
31- 5 Quod non sit... sicut heri et nudiustertius
-29 Sed Deus patris vestri heri dixit mihi
-42 Afflictionem meam... respexit Deus, et arguit te heri
Exod. 2-14 Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti Ægyptium?
4-10 Obsecro, Domine, non sum eloquens ab heri
5-14 Quare non impletis mensuram laterum sicut prius, nec heri, nec hodie?
21-29 Quod si bos cornupeta fuerit ab heri
-36 Sin a... quod bos cornupeta esset ab heri
Deut. 19- 4 Qui heri et nudiustertius nullum... odium habuisse comprobatur
1 *Reg.* 4- 8 Væ nobis: non e. fuit tanta exultatio heri
10-11 Videntes a. omnes qui noverant eum heri
14-21 Sed et Hebræi qui fuerant cum Philist. heri
19- 7 Fuit ante eum sicut fuerat heri et nudiust.
20-27 Cur non venit filius Isaï, nec heri
21- 5 Continuimus nos ab heri et nudiustertius

2 Reg. 3-17 Tam heri quam nudiustertius quærebatis
5- 2 Sed et heri et nudiustertius, cum esset Saul rex super nos
15-20 Heri venisti, et hodie compelleris nobiscum
4 Reg. 9-26 Quem vidi heri, ait Dominus, reddam tibi
13- 5 Habitaveruntque filii.. sicut heri et nudiust.
1 Par. 11- 2 Heri quoque, et nudiustertius... tu eras qui
Eccli. 38-23 Sic e. erit et tuum : mihi heri, et tibi hodie
Isai. 30-33 Præparata est enim ab heri Topheth
Dan. 13-15 Ingressa est. sicut heri et nudiustertius
1 Mac. 9-44 Non est e. hodie sicut heri et nudiustertius
Joan. 4-52 Quia heri hora septima reliquit eum febris
Act. 7-28 Quemadmodum interfecisti heri Ægyptium
Hebr. 13- 8 Christus heri, et hodie : ipse et in sæcula

HERINACIUS.

Psal. 103-18 Montes excelsi cervis : petra refugium herinaciis

HERITÆ. *Familia Her filii Gad.*

Num. 26-16 Her, ab hoc familia Heritarum

HERMA. *Urbs regia Chananæorum.*

Josue. 12-14 Rex Herma unus, rex Hered unus

HERMAS.

Anno J. Ch. 55. Amicus et discipulus sancti Pauli. Romæ præsens erat quando Apostolus ad Romanos suam scribebat epistolam. Hermas iste creditur auctor libri qui dicitur Pastor, de quo libro et ejus auctore vide multa apud Bellarmin. de Scriptoribus ecclesiasticis. Eximia virtute Christianus Hermas inscribitur in Matyrologio Romano, et ejus festivitatem celebrat die Maii nona. A Græcis habetur tertius inter septuaginta duos Jesu Christi Discipulos, et eum existimant episcopum Philippensium Ecclesiæ in Macedonia.

Rom. 16-14 Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam

HERMES.

De eo mentionem facit sanctus Paulus in sua ad Romanos Epistola. Græci existimant eum fuisse episcopum in Dalmatia, et vigesimum nonum eum habent inter septuaginta duos Jesu Christi Discipulos. Martyrologium Romanum festivitatem ejus celebrat die Maii nona.

Rom. 16-14 Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam, Patrobam, Hermen

HERMOGENES.

Aliquanto tempore secutus est sanctum Paulum in prædicatione et ministerio Evangelii, at paulo post adhæsit erroribus Simonis et Nicolai : præcipueque non admittebat resurrectionem mortuorum, fuitque episcopus Megaræ.

2 Tim. 1-15 Ex quibus est Phigellus, et Hermogenes

HERMON.

Mons Libano contiguus usque ad montes Galaad excurrens : illius aliquæ partes comprehenduntur sub nominibus Sion, Sanir, Sarion. In Cantico tamen videntur distincti Sanir et Hermon. Totus hic mons post devictum Og regem Basan cessit dimidiæ tribui Manasse, quæ erat trans Jordanem.

Deut. 3- 8 A torrente Arnon usque ad montem Hermon
4-48 Usque ad montem Sion, qui est et Hermon
Josue. 11- 3 Qui habitabat ad radices Hermon in terra
-17 Per planitiem Libani subt. montem Hermon
12- 1 A torrente Arnon usque ad montem Hermon
- 4 Et dominatus est in monte Hermon et in Sal.
13- 5 A Baalgad sub monte Hermon
-11 Et omnem montem Hermon et univ. Basan
1 Par. 5-23 A finibus Basan usque Baalhermon, et Sanir, et montem Hermon
Psal. 88-13 Thabor et Hermon in nomine tuo exultabunt
132- 3 Sicut ros Hermon, qui descendit in montem
Cant. 4- 8 De vertice Sanir et Hermon, de cubilibus

HERMON *seu* BAALHERMON.

Videtur is mons sic dictus ab idolo et templo ejus quod erat ad Hermon. Porro mons Hermon prope Antilibanum est ad Septentrionem Palæstinæ.

Judic. 3- 3 De monte Baalhermon usque ad introitum
1 Par. 5-23 A finibus Basan usque Baalhermon, et Sanir

HERMONIIM.

Series est montium Hermon, Sanir, etc.

Psal. 41- 7 De terra Jordanis, et Hermoniim a monte modico

HERNIOSUS.

Levit. 21-20 Si impetiginem in corpore, vel herniosus

HERODES.

Quinque fuere Herodes : primus qui Ascalonita, et Magnus dictus est ; Ascalonita, quia eum putant natum Ascalone. Volunt tamen alii patrem ejus Antipatrem Judææ procuratorem fuisse Idumæum. Secundus, qui tetrarcha Galilææ fuit, et Antipas dictus est, fuitque Herodis Ascalonitæ filius ; hic secundus Joannem Baptistam interemit, Christum irrisit. Tertius Jacobum occidit, Petrum vinxit. Quartus rex Chalcidis. Quintus, is cui nupsit Herodias. Vide stemma seq. Herodes Magnus, annos natus 25, Galilæam curandam a patre accepit. Antigonum Judæam invadentem prælio superavit. Romam ab eodem fugere compulsus, opera Antonii, favente etiam Cæsare, Rex est appellatus, *et Antigonus hostis declaratus. Statim regressus, adversus hunc bellum gessit, Jerosolymam expugnavit, et Antigonus captus, ad Antonium missus est. Devicto Antonio, ad Cæsarem Rhodum accessit, posito tantum diademate, de cætero apparatu nihil immutans, magnaque constantia Antonii amicum se fuisse fassus ; Cæsar diadema illi restituit, regnumque firmavit. Cæsaream, antea Stratonis turrem dictam, in honorem Cæsaris dicavit. Eidem templum prope Panium e candido marmore erexit, aliud etiam in Samaritico oppido,* Sebaste *ab eo in honorem Augusti appellato, et in multis civitatibus similia, quæ* Cæsarea *vocabantur. Dei templum Jerosolymitanum etiam denuo extruxit. Eo regnante, ascendit Joseph a Galilæa in Bethlehem civitatem David, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante ; et impletis diebus ut pareret Maria, peperit filium suum* (CHRISTUM) *primogenitum, et pannis involutum reclinavit in præsepio, idque vigesima quinta Decembris die, ut constans fert traditio. Herodes vero deceptus a Magis infantem perdere volens, occidit omnes pueros qui erant in Bethlehem et in finibus ejus, a bimatu et infra. Rebus externis felix, domesticis miserrimus, tabe confectus, vermibus scatens, mortuus est anno correctionis Julianæ 42, mense Novembri, cum regnasset, post sublatum Antigonum annis 34, post regnum a Romanis acceptum 37.*

STEMMA HERODIS.

Ingentem et copiosam ex pluribus uxoribus Herodes reliquit prosapiam. Horum præcipui fuere ex

1a Dorite *plebeia.*

Antipater.

Privato adhuc patre genitus, et priori ejus testamento hæres regni relictus. Homo turbulentus, qui in Mariamnes filios, imo et in patrem semper aliquid est machinatus, quem etiam de medio tollere voluit. At pater eum in vinculis conjectum tandem, ante diem quintum quam moreretur, neci dedit.

2a Mariamne *Asmonea.*

Alexander *et* Aristobulus,

Sebaste jussu patris strangulat'.

Agrippa.

Herodes etiam dicitur. A Tiberio conjectus in vincula, a Caligula solutus et Judææ rex factus, a Claudio in regno confirmatus et auctus, Jacobum occidit, Petrum carcere inclusit, ac percussus ab Angelo Cæsareæ interiit. Ejus liberi :

Agrippa *junior.*

Qui Paulum causam orantem audiit, primum rex Chalcidis post mortem patrui per quadriennium fuit, post ei a Claudio, Philippi Tetrarchia donata ; adjuncta etiam Abilena et Lyzania, cui insuper Nero quatuor urbes adjecit, in Galilæa Tiberiadem et Tarichæam, in Ituræa trans Jordanem Abelam et Juliadem. Quin et Vespasianus postea adhuc plura dedit.

Berenice.

Incesti cum fratre suspecta, a Vespasiano plurimi habita, a Tito ejus filio in uxorem expetita.

Drusilla.

Quæ, relicto marito Azizo Emesenorum rege, Felici Judææ procuratori nupsit, ex quo matrimonio procreatus est ille

Agrippa.

Qui postea incendio Vesuviano periit.

Herodes.

Rex Chalcidis, qui mortuo fratre, jus stolæ et eligendi pontifices obtinuit. Hujus filius :

Aristobulus.

Cui Nero principatum minoris Armeniæ dedit : quique mortuo Philippo, Salomen saltatricem accepit uxorem.

Herodias.

Quæ patruis suis nupsit : primum Philippo ; deinde ad Antipam convolavit.

3a Mariamne

Simonis pontificis filia.

Herodes.

Philippus quoque dictus, cui nupsit Herodias, ex quo matrimonio procreata est saltatrix illa

Salome.

Hic primo patris testamento, proximus regni hæres post Antipatrum primogenitum fuerat institutus. Sed postea, ob delictum matris (hujus Antipatri insidiarum consciæ) omni possessione privatus est.

4a Maltace *Samaritana.*

Archelaus *et* Philippus.

Cui Cæsar Augustus, dimidiam regni partem a patre relictam sub Tetrarchiæ tantum nomine concessit : nempe Judæam, Idumæam et Samaritidem, ex quibus 600 talenta accipiebat. Sed cum annos novem explesset, decimumque inchoasset, apud Cæsarem accusatus, Viennam Galliæ relegatus est, ubi misere obiit.

Qui Archelao germano fratri contra Antipam affuit ; et cui nupsit Salome filia Herodiadis. Vir perpetuo modestus, qui sine liberis mortuus est.

5a Cleopatra

Jerosolymitana.

Antipas.

Herodes quoque dictus, qui prioris Philippi uxorem tulit. S. Joannis caput amputavit. Christo docenti insidiatus est, et eidem in passione illusit ; ac tandem perpetuo ad Lugdunum Galliæ cum sua Herodiade damnatus exilio, et in Hispania peregrinante secum etiam uxore decessit.

His duobus alteram regni partem concessit Cæsar sub Tetrarchiæ nomine nempe,

Philippo

Trachonitidem cum Bathanæa et Auranitide ac parte Zenodori domus et centum talentis annuis. Cui cum præfuisset annos 37, Tiberii principatus anno vigesimo mortuus est.

Antipæ

Galilæam et Peræam cum ducentis talentis annuis. Tiberiadem in Galilæa et in Peræa cognominem Juliæ urbem ille condidit.

Herodis autem progenies, ampla licet et copiosa, tota, paucis exceptis, intra centum annos periit.

Duxerat alias quatuor uxores : nempe, Psallam, ex qua filium habuit nomine Phaselum, Phedram, ex qua filium habuit nomine Roxanam ; filiam fratris sui, ex qua non habuit liberos ; denique Elpidem, quæ peperit ei filiam nomine Salome.

Matth. 2- 1 Cum ergo natus esset Jesus... in diebus Herodis regis
- 3 Audiens autem Herodes rex turbatus est
- 7 Tunc Herodes clam vocatis Magis
-12 Responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem
-13 Futurum est e. ut Herodes quærat puerum
-15 Et erat ibi usque ad obitum Herodis
-16 Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a Magis
-19 Defuncto autem Herode, ecce Angelus Domini apparuit
-22 Quod Archelaüs regnaret in Judæa pro Herode patre suo
14- 1 Audivit Herodes tetrarcha famam Jesu
- 3 Herodes e. tenuit Joannem et alligavit eum
- 6 Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi
Marc. 6-14 Et audivit rex Herodes
-16 Quo audito Herodes, ait : Quem ego decollavi Joannem
-17 Ipse enim Herodes misit, ac tenuit Joannem
-18 Dicebat enim Joannes Herodi : Non licet tibi habere uxorem fratris tui
-20 Herodes enim metuebat Joannem
-21 Herodes natalis sui cœnam fecit principibus
-22 Cum... saltasset, et placuisset Herodi
8-15 Cavete a fermento Phar.et fermento Herodis
Luc. 1- 5 Fuit in diebus Herodis regis Judææ
3- 1 Tetrarcha autem Galilææ Herode
-19 Herodes autem tetrarcha cum corriperetur Et de omnibus malis quæ fecit Herodes
8- 3 Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis
9- 7 Audivit autem Herodes tetrarcha omnia
- 9 Et ait Herodes : Joannem ego decollavi
13-31 Exi, et vade hinc : quia Herodes vult te occidere
23- 7 Et ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem
- 8 Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde
-11 Sprevit a. illum Herodes cum exercitu suo
-12 Et facti sunt amici Herodes et Pilatus
-15 Sed neq. Herodes : nam remisi vos ad illum
Act. 4-27 Convenerunt... Herodes, et Pontius Pilatus
12- 1 Misit Herodes rex manus, ut affligeret quosdam
- 6 Cum a. producturus eum esset Herodes
-11 Et eripuit me de manu Herodis
-19 Herodes autem cum requisisset eum
-21 Herodes vestitus veste regia, sedit pro tribunali
13- 1 Manahen, qui erat Herodis tetrarchæ collactaneus
23-35 Jussitque in prætorio Herodis custodiri eum

HERODIANI.

Quinam dicantur Herodiani non satis constat. Aliqui putant sic appellatos, quod Herodem Messiam esse crediderint; alii censent Herodianos fuisse milites Herodis; alii, Herodis ministros, qui tributa colligebant : alii, nobiles aliquot viros ex Herodis aula, qui tunc Hierosolymis agebat; alii, eos qui tributum Cæsari persolvendum contendebant, qui propterea Herodiani vocati sunt, quod Herodes, qui Cæsari adulabatur, et gratiam illius captabat, illis faveret : quæ videtur probabilior et verior explicatio, et est Origenis, Hieronymi et Cyrilli, et ex recentioribus Maldonati.

Matth. 22-16 Mittunt ei discipulos suos cum Herodianis
Marc. 3- 6 Exeuntes autem Pharisæi, statim cum Herodianis
12-13 Et mittunt ad eum quosdam ex Pharisæis et Herodianis

HERODIAS.

Filia Aristobuli et Berenice, neptisque Herodis Magni, et soror regis Agrippæ. Uxor fuit primum Philippi, filii Herodis Magni et Mariamnes filiæ Simonis summi pontificis. Hunc maritum dereliquit, ut fieret uxor Herodis Antipæ, fratris Philippi viventis : nam Herodes Antipas et Philippus fratres erant ex eodem patre, sed non eadem matre. Herodes autem, cum corriperetur a sancto Joanne Baptista propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui quam duxerat, tenuit sanctum præcursorem in carcere vinctum, et cum natalis sui cœnam faceret primis Galilææ, filia Herodiadis saltavit, et placuit regi, in tantum ut rex dixerit puellæ : Pete a me quod vis, et dabo tibi; quod et juravit. Illa autem præmonita a matre sua petiit afferri in disco caput Joannis Baptistæ; et decollari eum jussit Herodes.

Matth. 14- 3 Posuit in carcerem propter Herodiadem
- 6 Saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi
Marc. 6-17 Vinxit eum in carcere propter Herodiadem
-19 Herodias autem insidiabatur illi
-22 Cumque introisset filia ipsius Herodiadis
Luc. 3-19 Cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore

HERODION. *Cognatus sancti Pauli.*

Rom. 16-11 Salutate Herodionem cognatum meum

HERODION *et* HERODIUS.

Levit. 11-19 Herodionem et charadrion juxta genus
Deut. 14-16 Herodium, ac cygnum, et ibin
Job. 39-13 Penna struthionis similis est pennis herodii
Psal. 103-17 Herodii domus dux est eorum

HESEBON.

Urbs celebris. Vide in Dibon; urbs etenim utraque, ut et aliæ circumvicinæ, petuntur a Danitis et Rubenitis. Moyses nuntios misit de Cademoth in solitudine ad Sehon regem Hesebon, qui noluit dare transitum filiis Israel. Urbs ipsa videtur in tribu Ruben ex Josue, qui eam diserte ponit inter urbes tribus Ruben. Videtur etiam in tribu Gad. Nam reperitur inter urbes quæ exceptæ assignantur Levitis familiæ Merari. Multa vaticinantur in Hesebon Isaias et Jeremias.

Num. 21-25 Habitavit in urbibus Amorrhæi, in Hesebon
-26 Urbs Hesebon fuit Sehon regis Amorrhæi
-27 Venite in Hesebon, ædificetur
-28 Ignis egressus est de Hesebon, flamma de oppido Sehon
-30 Jugum ipsorum disperiit, ab Hesebon usque Dibon
-34 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum habitatori Hesebon
32- 3 Hesebon, et Eleale, et Saban, et Nebo
-37 Filii vero Ruben ædificaverunt Hesebon
Deut. 1- 4 Postq. percussit Sehon... qui habitabat in Hesebon
2-24 Ecce tradidi in manu tua Sehon regem Hesebon
-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth ad Sehon regem Hesebon
-30 Noluitque Sehon rex Hesebon dare nobis transitum
3- 2 Sicut fecisti Sehon... qui habitavit in Hesebon
-6 Sicut feceramus Sehon regi Hesebon
4-46 Sehon regis Amorrhæi, qui habitavit in Hesebon
29- 7 Egressusque est Sehon rex Hesebon
Josue. 9-10 Sehon regi Hesebon, et Og regi Basan
12- 5 Terminos Sehon regis Hesebon
13-10 Sehon reg. Amorrh. qui regnavit in Hesebon
-17 Et Hesebon, cunctosque viculos earum
-21 Qui regnavit in Hesebon, quem percussit Moyses
-26 Et ab Hesebon usque Ramoth
-27 Reliquam partem regni Sehon regis Hesebon
21-37 De tribu Gad... Manaïm, et Hesebon, et Jaser
Judic. 11-19 Ad Sehon regem Amorrhæorum, qui habitabat in Hesebon
-26 Quando habitavit in Hesebon et viculis ejus
1 Par. 6-81 Sed et Hesebon cum suburbanis suis
2 Esdr. 9-22 Possederunt terram Sehon et terram regis Hesebon
Judith. 5-20 Omnes potentes in Hesebon prostraverunt
Cant. 7- 4 Oculi tui sicut piscinæ in Hesebon
Isai. 15- 4 Clamavit Hesebon, et Eleale, usque Jasa
16- 8 Quoniam suburbana Hesebon deserta sunt
- 9 Inebriabo te lacryma mea Hesebon et Eleale
Jerem. 48- 2 Non est ultra exultatio in Moab contra Hesebon
-34 De clamore Hesebon usque Eleale et Jasa
-45 In umbra Hesebon steterunt de laqueo fugientes
Quia ignis egressus est de Hesebon
49- 3 Ulula, Hesebon, quoniam vastata est Haï

HESER.

Urbs in tribu Juda, vel in tribu Nephthali.

3 Reg. 9-15 Et Heser, et Mageddo, et Gazer

HESLI.

Filius Nagge, et pater Nahum. Inter majores Jesu Christi.

Luc. 3-25 Qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge

HESMONA.

Israelitarum statio vigesima sexta in deserto, inter Methca et Moseroth.

Num. 33-29 De Methca, castrametati sunt in Hesmona
-30 Profectique de Hesmona, venerunt in Moseroth

HESRAI.

Inter triginta nobiliores exercitus David numeratur Hesraï de Carmelo.

2 Reg. 23-35 Hesraï de Carmelo, Pharaï de Arbi

HESRO. *Idem ac Hesraï.*

1 Par. 11-37 Hesro Carmelites, Naaraï filius Asbaï

HESRON I.

Filius tertius Ruben filii Jacob, et princeps familiæ Hesronitarum.

Gen. 46- 9 Filii Ruben : Henoch, et Phallu, et Hesron, et Charmi
Exod. 6-14 Filii Ruben primogeniti Israëlis : Henoch, et Phallu, Hesron et Charmi
Num. 26- 6 Et Hesron, a quo familia Hesronitarum

HESRON II.

Filius primogenitus Phares filii Juda ex Thamar.

Gen. 46-12 Natique sunt filii Phares : Hesron et Hamul
1 Par. 2- 5 Filii autem Phares : Hesron et Hamul
- 9 Filii autem Hesron qui nati sunt ei
-18 Caleb vero filius Hesron accepit uxorem
-21 Post hæc ingressus est Hesron ad filiam Machir
-24 Cum a. mortuus esset Hesron, ingressus.. Habuit quoque Hesron uxorem Abia
-25 Filii Jerameel primogeniti Hesron, Ram
4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi
Vide Esron.

HESRON *vel* ESRON.

Urbs quæ est eadem ac Asor.

Josue. 15- 3 Et pervenit in Esron, ascendens ad Adar
-25 Asor nova et Carioth, Hesron, hæc est Asor

HESRONITÆ. *Familia Hesron.*

Num. 26- 6 Et Hesron, a quo familia Hesronitarum

HESTERNUS.

Job. 8- 9 Hesterni quippe sumus, et ignoramus
Psal. 89- 4 Tanquam dies hesterna quæ præteriit

HETH.

Unde Hethæi populi ab Hethæo filio Chanaan : Hethæi populi sunt quorum terram promisit Deus Israelitis, et Heth civitas erat Philisthinorum, in qua natus est Goliath. Vide Abraham, Ephron, David.

Gen. 23- 3 Locutus est ad filios Heth, dicens
- 5 Responderunt filii Heth, dicentes
- 7 Adoravit populum terræ, filios videl. Heth
-10 Habitabat a. Ephron in medio filiorum Heth
-16 Appendit pecuniam..audientibus filiis Heth
-18 Videntibus filiis Heth, et cunctis qui intrabant
-20 Abrahæ in possessionem monumenti a filiis Heth
25-10 Quem emerat a filiis Heth
27-46 Tædet me vitæ meæ propter filias Heth

HETHÆUS, A.

Gen. 10-15 Chanaan autem genuit Sidonem primogenitum suum, Hethæum
15-20 Hethæos et Pherezæos, Raphaïm quoque
25- 9 Quæ sita est in agro Ephron filii Seor Hethæi
26-34 Duxit uxores : Judith filiam Beeri Hethæi
36- 2 Accepit uxores... Ada filiam Elon Hethæi
49-29 Quæ est in agro Ephron Hethæi
-30 Quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hethæo
50-13 In possessionem sepulcri ab Ephron Hethæo
Exod. 3- 8 Ad loca Chananæi et Hethæi et Amorrhæi
-17 In terram Chananæi et Hethæi
13- 5 In terram Chananæi et Hethæi
23-23 Introducet te ad Amorrhæum et Hethæum
-28 Qui fugabunt Hevæum et Chananæum et Hethæum
33- 2 Ut ejiciam Chananæum et Amorrhæum et Hethæum
34-11 Ejiciam ante faciem tuam... et Chananæum et Hethæum
Num. 13-30 Hethæus et Jebusæus et Amorrhæus in montanis
Deut. 7- 1 Deleverit... coram te, Hethæum et Gergesæum

Deut. 20-17 Interficies in ore gladii Hethæum videlicet et Amorrhæum
Josue. 1- 4 Omnis terra Hethæorum usque ad mare
3-10 Chananæum et Hethæum, Hevæum
9- 1 Hethæus et Amorrhæus, Chananæus
11- 3 Amorrhæum atque Hethæum
12- 8 In Meridie Hethæus fuit et Amorrhæus
24-11 Et Chananæus, et Hethæus
Judic. 3- 5 Et Hethæi, et Amorrhæi, et Pherezæi
1 Reg. 26- 6 Ait David ad Achimelech Hethæum
2 Reg. 11- 3 Quod ipsa esset Bethsabee filia Eliam uxor Uriæ Hethæi
- 6 Mitte ad me Uriam Hethæum
-17 Et mortuus est etiam Urias Hethæus
-21 Etiam servus tuus Urias Hethæus occubuit
-24 Quin etiam servus tuus Urias Hethæus mortuus est
12- 9 Uriam Hethæum percussisti gladio
-10 Et tuleris uxorem Uriæ Hethæi, ut esset uxor tua
23-39 Urias Hethæus. Omnes triginta septem
3 Reg. 9-20 Qui remanserat de Amorrhæis, et Hethæis
10-29 Cuncti reges Hethæorum et Syriæ equos venumdabant
11- 1 Adamavit mulieres... Sidonias et Hethæas
15- 5 Excepto sermone Uriæ Hethæi
4 Reg. 7- 6 Reges Hethæorum, et Ægyptiorum
1 Par. 1-13 Chanaan vero genuit... Hethæum quoque
11-41 Urias Hethæus, Zabad filius Oholi
2 Par. 1-17 Similiter de universis regnis Hethæorum
8- 7 Qui derelictus fuerat de Hethæis
1 Esdr. 9- 1 Chananæi videlicet et Hethæi
2 Esdr. 9- 8 Ut dares ei terram Chananæi, Hethæi, et Amorrhæi
Judith. 5-20 Hethæum, et Hevæum, et Amorrhæum

HETHALON.

Bis hujus nominis mentio est apud Ezechielem et ubique viæ Hethalon, nulla urbis aut loci notitia data. Constat autem viam hanc esse non longe ab Emath et Sedada, quæ sub Libano sita est; vel est urbs in finibus tribus Juda, in terra Chanaan.

Ezech. 47-15 A mari magno via Hethalon, venientibus Sedada
48- 1 Juxta viam Hethalon pergentibus Emath

HETTHIM.

Quænam hæc terra sit ignotum. Videtur fuisse regio aliqua non procul a Chananæa.

Judic. 1-26 Qui dimissus, abiit in terram Hetthim

HEU.

Num. 24-23 Heu! quis victurus est, quando ista faciet Deus?
Josue. 7- 7 Dixit Josuë : Heu! Domine Deus, quid voluisti
Judic. 6-22 Heu! mi Domine Deus : quia vidi Angelum
11-35 Heu me! filia mea, decepisti me
2 Reg. 14- 5 Quæ respondit : Heu! mulier vidua ego sum
3 Reg. 13-30 Et planxerunt eum : Heu, heu! mi frater
4 Reg. 3-10 Heu, heu, heu! congregavit nos Dominus
6- 5 Et ait : Heu, heu, heu! domine mi
Tobiæ. 10- 4 Heu, heu me! fili mi, ut quid te misimus
Psal. 119- 5 Heu mihi! quia incolatus meus prolongatus est
Isai. 1-24 Heu! consolabor super hostibus meis
Jerem. 4-10 Et dixi : Heu, heu, heu! Domine Deus
32-17 Heu, heu, heu! Domine Deus
Ezech. 6-11 Et dic : Heu! ad omnes abominationes
9- 8 Et clamans aio : Heu, heu, heu! Domine Deus
11-13 Et dixi : Heu, heu, heu! Domine Deus

HEVA *et* EVA.

Uxor Adam, et mater totius generis humani. Non creavit Hevam Deus, sed immisit in Adam gravem et profundum somnum, et tulit unam de costis ejus, et ex ea fecit mulierem, et adduxit eam ad Adam. Seduxit autem eam serpens, comedit fructum a Deo prohibitum, porrexit marito, qui et comedit, et ambo ad mortem damnati sunt. En peccati pœna, mors. Deus creavit hominem inexterminabilem... invidia autem diaboli mors introivit in orbem terrarum. *Post peccatum expulsi sunt e Paradiso terrestri patres nostri, et genuerunt filios et filias. Credunt quidam Hevam vixisse 940 annis; attamen hoc incertum est.*

Gen. 3-20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva
4- 1 Adam vero cognovit uxorem suam Hevam
Tobiæ. 8- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ, dedistique ei adjutorium Hevam
2 Cor. 11- 3 Ne sicut serpens Hevam seduxit astutia sua
1 Tim. 2-13 Adam enim primus formatus est, deinde Heva

HEVÆUS.

Filius Chanaan, et Hevæi *populi ab Hevæo filio Chanaan sexto, ii sunt inter populos septem, quorum terram Deus promisit Abrahæ.*

Gen. 10-17 Hevæum, et Aracæum, Sinæum
34- 2 Quam cum vidisset Sichem filius Hemor Hevæi
36- 2 Oolibama filiam Anæ filiæ Sebeon Hevæi
Exod. 3- 8 Ad loca Chananæi... Hevæi et Jebusæi
-17 Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi
13- 5 Amorrhæi, et Hevæi, et Jebusæi
23-23 Introducet te ad Amorrhæum.. et Hevæum
-28 Qui fugabunt Hevæum, et Chananæum
33- 2 Ut ejiciam Chananæum... Hevæum, et Jeb.
34-11 Pherezæum q. et Hevæum et Jebusæum
Deut. 2-23 Hevæos quoque qui habitabant in Haserim
7- 1 Pherezæum, et Hevæum, et Jebusæum
20-17 Pherezæum, et Hevæum, et Jebusæum
Josue. 3-10 Hethæum, Hevæum, et Pherezæum
9- 1 Pherezæus, et Hevæus, et Jebusæus
11- 3 Hevæum quoque qui habitabat ad radices Hermon
-19 Præter Hevæum, qui habitabat in Gabaon
12- 8 In Meridie... Pherezæus, Hevæus et Jebusæus
13- 4 Ad Meridiem vero sunt Hevæi
-21 Hevæum, et Recem, et Sur, et Hur
24-11 Gergesæus, et Hevæus, et Jebusæus
Judic. 3- 3 Atque Hevæum qui habitabat in monte Libano
- 5 Et Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi
2 Reg. 24- 7 Et omnem terram Hevæi et Chananæi
3 Reg. 9-20 Pherezæis, et Hevæis, et Jebusæis
4 Reg. 17-31 Hevæi fecerunt Nebahaz et Tharthac
1 Par. 1-15 Hevæumque et Aracæum et Sinæum
2 Par. 8- 7 Pherezæis, et Hevæis, et Jebusæis
Judith. 5-20 Hethæum, et Hevæum, et Amorrhæum

HEVILA I.

Inter filios Chus filii Cham, Hevila secundus est. Ejus posteris sedem damus in Arabia ad Persici sinus intimum recessum.

Gen. 10- 7 Filii Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha
1 Par. 1- 9 Filii autem Chus : Saba, et Hevila, Sabatha

HEVILA II.

Alius est filius Jectan duodecimus. Ejus etiam posteris sedem damus in Arabia felici, et penes Ophir et Jobab.

Gen. 10-29 Et Ophir, et Hevila, et Jobab
1 Par. 1-23 Et Ophir, et Hevila, et Jobab

HEVILA *et* HEVILATH.

Multi volunt esse Indiam, sed Hevila potius est regio vicina Susianæ, Bactrianæ, et Persidi, jacens inter Assyriam et Palæstinam, opposita Sur; sic enim accipitur Hevila, Gen. 25-18 *et* 1 *Reg.* 15-7; *et ita dicta est ab Hevila filio Jectan, de quo Gen.* 10-29.

Gen. 2-11 Ipse est qui circuit omnem terram Hevilath
25-18 Habitavit autem ab Hevila usque Sur
1 Reg. 15- 7 Percussitque Saül Amalec, ab Hevila

HEZECHIEL.

Unus e sacerdotibus, cui exivit vigesima sors in ministerio templi Dei.

1 Par. 24-16 Vigesima (*exivit sors*) Hezechiel

HEZECI.

Princeps familiæ in domo Elphaal, nominatur inter patriarchas et principes cognationum qui habitaverunt in Jerusalem post reditum e captivitate.

1 Par. 8-17 Zabadia, et Mosollam, et Hezeci, et Heber

HEZECIA.

Pater est Ater, principis familiæ, cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel nonaginta octo.

2 Esdr. 7-21 Filii Ater, filii Hezeciæ, nonaginta octo
10-17 Ater, Hezecia, Azur

HEZION.

Pater Tabremon, et avus Benadad regis Syriæ. Videtur Hezion fuisse Razon ille qui fuit adversarius Salomoni.

3 Reg. 15-18 Misit ad Benadad filium Tabremon filii Hezion

HEZIR. *Princeps familiæ sacerdotalis.*

1 Par. 24-15 Decima septima (*exivit sors*) Hezir

HIANS.

2 Mac. 6-18 Aperto ore hians compellebatur carnem porcinam manducare

HIC. *Adverbium loci.*

Gen. 16-13 Profecto hic vidi posteriora videntis me
19-12 Habes hic quempiam tuorum?
22- 5 Expectate hic cum asino
28-17 Non est hic aliud nisi domus Dei
31-37 Pone hic coram fratribus meis et fratribus tuis
40-15 Et hic innocens in lacum missus sum
Exod. 9-28 Ut dimittam vos, et nequaquam hic ultra maneatis
24-14 Expectate hic donec revertamur ad vos
Num. 22- 8 Manete hic nocte, et respondebo quidquid
-19 Obsecro ut hic maneatis etiam hac nocte
23- 1 Ædifica mihi hic septem aras
-15 Sta hic juxta holocaustum tuum, donec ego obvius pergam
-29 Dixit ei Balaam : Ædifica mihi hic septem aras
32- 6 Numquid... et vos hic sedebitis?
Deut. 5-31 Tu vero hic sta mecum, et loquar tibi
12- 8 Non facietis ibi quæ nos hic facimus hodie
Josue. 18- 6 Ut coram Dom... mittam vobis hic sortem
- 8 Ut hic coram Domino, in Silo mittam vobis sortem
Judic. 4-20 Numquid hic est aliquis? Respondebis : Nullus est
18- 3 Quid hic agis? quam ob causam huc venire voluisti?
19- 6 Quæso te ut hodie hic maneas, pariterque lætemur
Ruth. 4- 1 Dixit ad eum : Declina paulisper, et sede hic
- 2 Dixit ad eos : Sedete hic
1 Reg. 1-26 Quæ steti coram te hic orans Dominum
9-11 Dixerunt eis : Num hic est Videns?
-12 Hic est : ecce ante te, festina nunc : hodie enim venit
21- 8 Si habes hic ad manum hastam, aut gladium?
- 9 Ecce hic gladius Goliath Philisthæi
Neque enim hic est alius absque eo
23- 3 Ecce nos hic in Judæa consistentes timemus
2 Reg. 11-12 Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te
18-30 Ad quem rex : Transi, ait; et sta hic
3 Reg. 2-30 Qui ait : Non egrediar, sed hic moriar
18-10 Respondentibus cunctis : Non est hic
19- 9 Dixitque illi : Quid hic agis, Elia?
-13 Dicens : Quid hic agis, Elia?
22- 7 Non est hic propheta Domini quispiam
-23 Omnium prophetarum tuorum qui hic sunt
4 Reg. 2- 2 Sede hic, quia Dominus misit me usque in Bethel
- 4 Sede hic, quia Dominus misit me in Jericho
- 6 Sede hic, quia Dominus misit me usque ad Jordanem
3-11 Ait Josaphat : Est-ne hic propheta Domini
Est hic Eliseus filius Saphat
7- 3 Quid hic esse volumus, donec moriamur
- 4 Sive manserimus hic, moriendum nobis est
1 Par. 29-17 Populum tuum, qui hic repertus est, vidi
2 Par. 18- 6 Numquid non est hic prophetes Domini
Tobiæ. 6-11 Est hic Raguël nomine, vir propinquus
7-10 Hic ego hodie non manducabo, neque bibam
10- 8 Mane hic : et ego mittam nuntium salutis
14-12 Filii, audite me, et nolite manere hic
Job. 38-11 Et hic confringes tumentes fluctus tuos
Psal. 72-10 Ideo convertetur populus meus hic
131-14 Hic habitabo, quoniam elegi eam
Isai. 22-16 (*Dices ad eum :*) Quid tu hic, aut quasi quis hic quia excidisti tibi hic sepulcrum?
52- 5 Et nunquid mihi est hic, dicit Dominus
Ezech. 8- 6 Abomin. magnas quas domus Isr. facit hic
- 9 Vide abominationes pessimas quas isti faciunt hic
-17 Ut facerent abominationes istas quas fecerunt hic
Mich. 2-10 Surgite, et ite, quia non habetis hic requiem
Zach. 3- 7 Dabo tibi ambulantes de his qui nunc hic assistunt
2 Mac. 1- 6 Et nunc hic sumus orantes pro vobis
Matth. 16-28 Sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem
17- 4 Domine, bonum est nos hic esse
Si vis, faciamus hic tria tabernacula
20- 6 Dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi?
24- 2 Non relinquetur hic lapis super lapidem
-23 Ecce hic est Christus aut illic : nolite credere
26-36 Sedete hic, donec vadam illuc, et orem
-38 Sustinete hic, et vigilate mecum
28- 6 Non est hic : surrexit enim, sicut dixit
Marc. 6- 3 Nonne et sorores ejus hic nobiscum sunt?

Marc. 8-39 Quia sunt quidam de hic stantibus
9- 4 Ait Jesu : Rabbi, bonum est nos hic esse
13-21 Ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis
14-32 Ait Discipulis suis : Sedete hic, donec orem
-34 Sustinete hic, et vigilate
16- 6 Surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum
Luc. 4-23 Quanta audivimus facta in Capharnaüm, fac et hic in patria tua
9-12 Quia hic in loco deserto sumus
-27 Sunt aliqui hic stantes, qui non gustabunt mortem
-33 Præceptor, bonum est nos hic esse
15-17 Ego autem hic fame pereo
17-21 Neque dicent : Ecce hic, aut ecce illic
22-38 Illi dixerunt : Domine, ecce duo gladii hic
24- 6 Non est hic, sed surrexit
-41 Habetis hic aliquid, quod manducetur?
Joan. 6- 9 Est puer unus hic, qui habet quinque panes
11-21 Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus
-32 Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus
Act. 16-28 Universi enim hic sumus
1 Cor. 4- 2 Hic jam quæritur inter dispensatores
Colos. 4- 9 Omnia, quæ hic aguntur, nota facient vobis
Hebr. 13-14 Non e. habemus hic manentem civitatem
Jacob. 2- 3 Dixeritis ei : Tu sede hic bene
Apoc. 13-10 Hic est patientia, et fides sanctorum
-18 Hic sapientia est. Qui habet intellectum
14-12 Hic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata
17- 9 Hic est sensus, qui habet sapientiam

HIC, HÆC, HOC.

Gen. 2-23 Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea
Hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est
5- 1 Hic est liber generationis Adam
Deinceps consulto omittuntur.

HICCINE, HÆCCINE.

Deut. 32- 6 Hæccine reddis Domino, popule stulte
1 Reg. 21-15 Hiccine ingredietur domum meam?
3 Reg. 9-13 Hæccine sunt civitates, quas dedisti mihi
4 Reg. 9-37 Hæccine est illa Jezabel?
Thren. 2-15 Hæccine est urbs, dicentes, perfecti decoris

HIEL.

Hiel de Bethel tentavit reædificare Jericho, invita imprecatione Josue dicentis (anno mundi 2548) : Maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et ædificaverit civitatem Jericho. In primogenito suo fundamenta illius jaciat, et in novissimo liberorum ponat portas ejus. *Sententia est : In urbis hujus restauratorem animadvertet Dominus Deus hac pœna, ut omnes ejus morituri sint liberi ; primogenitus quidem, cum jacere cœperit fundamenta, in aliis deinceps partibus alii ; in ultima vero, id est, in portis statuendis, ultimus, seu natu minimus. Harum postea dirarum vim expertus est Hiel de Bethel; nam anno mundi 3118, ante J. Ch. 936, id est, 534 annis post latam maledictionem, regnante Achab super Israel a duobus annis, Hiel in Abiram primitivo suo fundavit Jericho, et in Segub novissimo posuit portas ejus.*

3 Reg. 16-34 In diebus ejus ædificavit Hiel de Bethel, Jericho

HIERAPOLIS.

Urbs in Phrygia et penes Asiam.

Colos. 4-13 Pro iis qui sunt Laodiciæ, et qui Hierapoli

HIEREMIA. *Vide* JEREMIAS.

Psal. 64- 1 Psalmus David, Canticum Hieremiæ et Ezechielis
136- 1 Psalmus David Hieremiæ

HIERONYMUS. *Dux in exercitu Antiochi.*

2 Mac. 12- 2 Sed et Hieronymus, et Demophon super hos

HILARIS.

Ruth. 3- 7 Cumque comedisset Booz, et bibisset, et factus esset hilarior
Esth. 1-10 Cum rex esset hilarior, et post nimiam potationem
Eccli. 7-26 Et non ostendas hilarem faciem tuam ad illas
26- 4 In omni tempore vultus illorum hilaris
35-11 In omni dato hilarem fac vultum tuum
2 Cor. 9- 7 Hilarem enim datorem diligit Deus

HILARITAS.

2 Par. 30-25 Et hilaritate perfusa omnis turba Juda
Esth. 9-22 Luctus atque tristitia in hilaritatem gaudiumque conversa sunt
Prov. 16-15 In hilaritate vultus regis, vita
19-12 Sicut ros super herbam, ita et hilaritas ejus
Rom. 12- 8 Qui præest in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate

HILARITER.

Sap. 6-17 Et in viis ostendit se illis hilariter

HIN.

Exod. 29-40 Quod habeat mensuram quartam partem hin
30-24 Olei de olivetis mensuram hin
Levit. 23-13 Liba quoque vini, quarta pars hin
Num. 15- 4 Quod mensuram habebit quartam partem hin
- 6 Quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin
- 9 Quod habeat medium mensuræ hin
28- 5 Et habeat quartam partem hin
- 7 Et libabitis vini quartam partem hin
-14 Media pars hin per singulos vitulos
Ezech. 4-11 Aquam in mensura bibes, sextam partem hin
45-24 Et olei hin per singula ephi
46- 5 Et olei hin per singula ephi
- 7 Et olei hin per singula ephi
-11 Et olei hin per singula ephi
-14 De oleo tertiam partem hin, ut misceatur similæ

HINC.

Gen. 42-15 Per salutem Pharaonis, non egrediemini hinc
Exod. 13-19 Visitabit vos Deus, efferte ossa mea hinc
Deut. 9-12 Dixitque mihi : Surge et descende hinc cito
Judic. 6-18 Nec recedas hinc, donec revertar ad te
1 Reg. 14- 4 Quasi in modum dentium scopuli hinc et inde prærupti
3 Reg. 10-19 Duæ manus hinc atque inde tenentes sedile
-20 Leunculi stantes super sex gradus hinc atque inde
17- 3 Recede hinc, et vade contra Orientem
Tobiæ. 14-12 Ex eo dirigite gressus vestros ut exeatis hinc
Judith. 5-12 Ita ut hinc inde aquæ quasi murus solidarentur
13-20 Custodivit me Angelus ejus, et hinc euntem
Jerem. 38-10 Tolle tecum hinc triginta viros
Ezech. 16-16 Fecisti tibi excelsa hinc inde consuta
40-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem, tres hinc et tres inde
-12 Thalami a. sex cubitorum erant hinc et inde
-21 Et thalamos ejus tres hinc, et tres inde
-26 Et cælatæ palmæ erant, una hinc, et altera inde in fronte ejus
-34 Palmæ cælatæ in fronte ejus hinc et inde
-37 Cælatura palmarum in fronte ejus hinc et inde
-39 Duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde
-41 Quatuor mensæ hinc, et quatuor mensæ inde
-48 Mensus est vestibulum quinque cubitis hinc
Et latitudinem portæ trium cubitorum hinc
-49 Columnæ erant in frontibus; una hinc, et altera inde
41- 1 Et mensus est frontes, sex cubitos latitudinis hinc
- 2 Latera portæ, quinque cubitis hinc
-26 Similitudo palmarum hinc atque inde
45- 7 Principi quoque hinc et inde in separationem
Dan. 12- 5 Unus hinc super ripam fluminis et alius inde
1 Mac. 6-38 Residuum equitatum hinc et inde statuit
9-45 Aqua vero Jordanis hinc et inde
2 Mac. 2-33 Hinc ergo narrationem incipiemus
9-11 Hinc igitur cœpit ex gravi superbia deductus
Matth. 17-19 Dicetis monti huic : Transi hinc illuc
Luc. 4- 9 Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum
13-31 Dicentes illi : Exi, et vade hinc : quia Herodes vult te occidere
16-26 Ut hi, qui volunt hinc transire ad vos, non possint
Joan. 2-16 Dixit : Auferte ista hinc, et nolite facere...
7- 3 Transi hinc, et vade in Judæam
14-31 Surgite, eamus hinc
19-18 Crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, hinc et hinc
Jacob. 4- 1 Unde bella et lites in vobis? Nonne hinc?

HINNIO.

Eccli. 33- 6 Sub omni suprasedente hinnit
Isai. 10-30 Hinni voce tua, filia Gallim
24-14 Cum glorificatus fuerit Dominus, hinnient de mari
54- 1 Decanta laudem, et hinni, quæ non pariebas
Jerem. 5- 8 Unusquisque ad uxorem proximi sui hinniebat
31- 7 Et hinnite contra caput gentium

HINNITUS.

Job. 39-19 Aut circumdabis collo ejus hinnitum?
Jerem. 8-16 A voce hinnituum pugnatorum ejus, commota est omnis terra
13-27 Adulteria tua et hinnitus tuus scelus fornicationis tuæ

HINNULUS.

Prov. 5-19 Cerva charissima et gratissimus hinnulus
Cant. 2- 9 Similis est dilectus meus capreæ, hinnuloque cervorum
-17 Similis esto... hinnuloque cervorum
4- 5 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli capreæ gemelli
7- 3 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli gemelli capreæ
8-14 Assimilare capreæ, hinnuloque cervorum

HIR I.

Filius Caleb filii Jephone in tribu Juda. Additur, filii Jephone, *ut distinguatur a Caleb filio Esron.*

1 Par. 4-15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et Ela, et Naham

HIR II.

Pater Sepham et Hapham in tribu Benjamin.

1 Par. 7-12 Sepham quoque et Hapham filii Hir

HIRA.

Filius Acces de Thecua. Numeratur in fortibus David.

2 Reg. 23-26 Heles de Phalti, Hira filius Acces de Thecua
1 Par. 27- 9 Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thecuites

HIRAM I.

Undecimus ultimusque dux in terra Edom, de filiis Esaü patris Idumæorum.

Gen. 36-43 Dux Magdiel, dux Hiram : hi duces Edom
1 Par. 1-54 Dux Magdiel, dux Hiram, hi duces Edom

HIRAM II.

Anno mundi 2985, ante J. Ch. 1069. Rex Tyri. Statim atque David regnare cœpisset super omnem Israel, Hiram quoque rex Tyri ad eum misit nuntios, ligna cedrina, et artifices lignorum, artificesque lapidum, et ædificaverunt domum David. Triginta et septem post annis, idem Hiram qui amicus David fuerat omni tempore, misit servos suos ad Salomonem cum lignis cedrinis et abiegnis pro commutatione alimentorum; et erat pax inter Hiram et Salomonem, et percusserunt ambo fœdus. Expletis annis viginti postquam ædificaverat Salomon duas domos, id est, domum Domini et domum regis (Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna cedrina et abiegna, et aurum juxta omne quod opus habuerat), tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida in terra Galilææ, et egressus Hiram de Tyro ut videret et examinaret oppida quæ dederat ei Salomon, non ei placuerunt, et appellavit ea terram Chabul, *id est, regionem lutosam luto tenaci. Alii interpretantur, regionem arenosam, et infertilem : Josephus ait idioma esse Phœnicum, quod est,* non placens. *Sanctus Ephræam putat hunc Hiram vixisse usque ad tempora Ezechielis prophetæ.*

2 Reg. 5-11 Misit q. Hiram rex Tyri nuntios ad David
3 Reg. 5- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri servos suos
Quia amicus fuerat Hiram David omni tempore
- 2 Misit autem Salomon ad Hiram, dicens
- 7 Cum ergo audisset Hiram verba Salomonis
- 8 Et misit Hiram ad Salomonem
-10 Itaque Hiram dabat Salomoni ligna cedrina
-11 Salomon a. præbebat Hiram coros tritici
Hæc tribuebat Salomon Hiram per singulos annos
-12 Et erat pax inter Hiram et Salomonem
-18 Quos dolaverunt... et cæmentarii Hiram
9-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna
Tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida
-12 Et egressus est Hiram de Tyro, ut videret oppida
-14 Misit quoque Hiram ad regem Salomonem
-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos

3 Reg. 10-11 Sed et classis Hiram, quæ portabat aurum de Ophir
-22 Classis regis per mare cum classe Hiram
1 Par. 14- 1 Misit q. Hiram rex Tyri nuntios ad David
2 Par. 2- 3 Misit quoque ad Hiram regem Tyri
-11 Dixit autem Hiram rex Tyri per litteras
8- 2 Civitates quas dederat Hiram Salomoni
-18 Misit autem ei Hiram per manus servorum
9-10 Sed et servi Hiram cum servis Salomonis attulerunt aurum
-21 Naves regis ibant in Tharsis cum servis Hiram

HIRAM III.

Artifex ærarius, plenus sapientia et intelligentia et doctrina ad faciendum omne opus ex ære, auro et argento, ferro et marmore, et lignis, purpura quoque; sciebat etiam cælare omnem sculpturam. Filius mulieris de tribu Nephthali, et cujus fuerat pater Tyrius. Est Hebreorum traditio apud sanctum Hieronymum, Hirami patrem dici Tyrium, quia Hiram magistrum habuit Tyrium; revera autem patrem ejus fuisse Hebræum de tribu Nephthali et matrem ejus de tribu Dan, propter hæc verba 2 Paral. 11-14. Filium mulieris de filiabus Dan. *At vero ut concilientur duæ versiones, 3 Reg. nempe et 2 Paral., dicendum est* Dan *non accipi pro tribu, sed pro civitate hujus nominis, quæ erat in tribu Nephthali apud fontem Jordanis. Ad Salomonem Hiram rex Tyri misit hunc Hiram ærarium, qui cum venisset, fecit omne opus ejus, et præcipue duas columnas æreas altissimas, quas vocavit unam* Jachin, *id est, firmiter fundatam; et alteram* Booz, *id est, fortitudinem. Multaque alia perfecit opera. Vide loca citata.*

3 Reg. 7-13 Misit quoque rex Salomon, et tulit Hiram de Tyro
-40 Fecit ergo Hiram lebetes et scutras
-45 Omnia vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni
2 Par. 2-13 Misi ergo tibi virum prudentem et scientissimum Hiram
4-11 Fecit a. Hiram lebetes, et creagras, et phialas
-16 Omnia vasa fecit Salomoni Hiram

HIRAS.

Vir Odollamites apud quem cum divertisset Juda, vidit ibi filiam Chananæi Sue. Concupivit et accepit eam uxorem, quæ peperit ei tres filios, Her, Onan et Sela.

Gen. 38- 1 Divertit ad virum Odollamitem, nomine Hiram
-12 Ipse et Hiras opilio gregis Odollamites

HIRCANUS.

Josephus, lib. XII, cap. 4, ait eum Josephi filium fuisse, Tobiæ vero nepotem. Opes magnas deposuerat in ærario templi, sicuti in loco propter religionem omnium tutissimo. Vide historiam Heliodori.

2 Mac. 3-11 Quædam vero esse Hircani Tobiæ

HIRCUS.

Gen. 30-35 Separavit in die illa capras, et oves, et hircos
32-14 Capras ducentas, hircos viginti, oves
Levit. 4-23 Offeret hostiam Domino, hircum de capris immaculatum
9- 3 Tollite hircum pro peccato, et vitulum
-15 Pro peccato populi offerens, mactavit hircum
10-16 Hircum, qui oblatus fuerat pro peccato, cum quæreret
16- 5 Suscipietque... duos hircos pro peccato
- 7 Duos hircos stare faciet coram Domino in ostio
-15 Cumque mactaverit hircum pro peccato
-18 Sanguinem vituli atque hirci fundat
-20 Tunc offerat hircum viventem
-22 Cumque portaverit hircus omnes iniquitates
-27 Vitulum autem et hircum, qui pro peccato
23-19 Facietis et hircum pro peccato
Num. 7-16 Hircumque pro peccato
-22 *Idem.* 28 *idem.* 34 *idem.* 40 *idem.* 46 *idem*
-52 *Idem.* 58 *idem.* 64 *idem.* 70 *idem*
-76 *Idem.* 82 *idem*
-17 Hircos quinque, agnos anniculos quinque
-23 *Idem.* 29 *idem.* 35 *idem.* 41 *idem*
-47 *Idem.* 53 *idem.* 59 *idem.* 65 *idem*
-71 *Idem.* 77 *idem.* 83 *idem*
-87 Hirci duodecim pro peccato
-88 Hirci sexaginta, agni anniculi sexaginta
15-24 Offeret... hircumque pro peccato
28-15 Hircus quoq. offeretur Domino pro peccatis
Num. 28-22 Et hircum pro peccato unum, ut expietur
-29 Hircum quoque (-30) qui mactatur pro expiatione
29- 5 Et hircum pro peccato qui offertur
-11 Hircum pro peccato, absque his quæ offerri
-16 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-19 *Idem.* 22 *idem.* 25 *idem.* 28 *idem*
-31 *Idem.* 34 *idem.* 38 *idem*
Deut. 32-14 Hircos cum medulla tritici
2 Par. 17-11 Arabes q. adducebant septem millia septingenta, et hircorum totidem
29-21 Obtuleruntq. simul... et hircos septem pro peccato
-23 Applicuerunt hircos pro peccato, coram rege
1 Esdr. 6-17 Hircos caprarum pro peccato totius Israël
8-35 Obtulerunt... hircos pro peccato duodecim
Psal. 49- 9 Neque de gregibus tuis hircos
-13 Numquid... sanguinem hircorum potabo?
65-15 Offeram tibi boves cum hircis
Isai. 1-11 Adipem... et agnorum et hircorum, nolui
34- 6 Incrassatus est adipe, de sanguine agnorum et hircorum
Ezech. 34-17 Judico inter pecus et pecus, arietum et hircorum
39-18 Et agnorum et hircorum, taurorumque
43-22 Offeres hircum caprarum immaculatum
-25 Septem diebus facies hircum pro peccato
45-23 Pro peccato hircum caprarum quotidie
Dan. 8- 5 Hircus caprarum veniebat ab Occidente Porro hircus habebat cornu insigne inter oculos suos
- 8 Hircus autem caprarum magnus factus est
-21 Porro hircus caprarum, rex Græcorum est
Mich. 6- 7 Aut in multis millibus hircorum pinguium?
Zach. 10- 3 Et super hircos visitabo
Hebr. 9-12 Neque per sanguinem hircorum aut vitulorum
-13 Si enim sanguis hircorum et taurorum
-19 Accipiens sanguinem vitulorum et hircorum
10- 4 Impossibile e. est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata

HIRSEMES.

Civitas Solis : sic Josue 19-41, *ubi est tertia inter urbes quas describit in tribu Dan.*

Josue. 19-41 Saraa, et Estbaol, et Hirsemes, id est, civitas Solis

HIRUNDO.

Tobiæ. 2-11 Et ex nido hirundinum dormienti illi calida stercora inciderent super oculos
Isai. 38-14 Sicut pullus hirundinis sic clamabo
Jerem. 8- 7 Turtur et hirundo, et ciconia custodierunt tempus adventus sui
Baruc. 6-21 Supra caput eorum volant noctuæ et hirundines

HISPANIA.

Regnum Occidentale Europæ. Hispania antea intelligitur sub nomine Thubal.

1 Mac. 8- 3 Quanta fecerunt in regione Hispaniæ
Rom. 15-24 Cum in Hispaniam proficisci cœpero
-28 Per vos proficiscar in Hispaniam

HISPIDUS.

Gen. 25-25 Rufus erat et totus in morem pellis hispidus

HISTORIA.

1 Esdr. 4-15 Ut recenseas in libris historiarum patrum
Esth. 2-23 Mandatumque est historiis, et annalibus traditum
6- 1 Jussitque sibi afferri historias et annales
9-32 Omnia quæ libri hujus, qui vocatur Esther, historia continentur
16- 7 Quæ res et ex veteribus probatur historiis
2 Mac. 2-25 Volentibus aggredi narrationes historiarum
-31 Historiæ congruit auctori
-33 Stultum etenim est ante historiam effluere, in ipsa autem historia succingi
15-39 Et ut historiæ competit, hoc et ipse velim

HOBA. *Urbs Syriæ.*

Gen. 14-15 Persecutus est eos usque Hoba, quæ est ad lævam Damasci

HOBAB.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Varia est opinio de hoc homine apud Hebræos. LXX et alii censent eum esse Jethro cognatum Moysis. Verisimilius tamen est quod alii auctores existimant, nempe illius esse filium. Cum jam esset relicturus Moyses montem Sinai, dixit Hobab filio Raguel Madianitæ cognato suo : Proficiscimur ad locum quem Dominus daturus est nobis : veni nobiscum, ut benefaciamus tibi, quia Dominus bona promisit Israëli. Cui ille respondit : Non vadam tecum, sed revertar in terram meam, in qua natus sum. Et ille : Noli inquit, nos relinquere : tu enim nosti in quibus locis per desertum castra ponere debeamus, et eris ductor noster. Cumque nobiscum veneris, quidquid optimum fuerit ex opibus quas nobis traditurus est Dominus, dabimus tibi. *Tacuit Hobab; itaque verisimile est eum acquievisse, et mansisse cum Moyse. Hic animadvertendum est Moysen ductore non eguisse in deserto, qui sequebatur columnam nubis, quique in locis iis versatus fuerat annis quadraginta, cum pasceret greges Jethro soceri sui; sed adoptavit Hobab sororium suum hac arte Judæorum veræ religioni adjungere. Ita censent aliqui. Vel etiam dici potest, quod verum puto, optasse Moysen apud se habere Hobab, ut peculiaria quædam disceret ex eo, quæ vel decursu temporis mutata fuerant, vel Moyses oblitus eorum erat tanta temporis et locorum longinquitate varietateque negotiorum. Nec ex motu columnæ aliud Hebræi discebant, quam quo iter esset dirigendum; reliqua ex speculatoribus et locorum peritis, qualis erat Hobab, cognoscenda erant.*

Num. 10-29 Dixitque Moyses Hobab filio Raguël Madianitæ
Judic. 4-11 Cinæis fratribus suis filiis Hobab cognati Moysi

HOBIA.

Princeps familiæ sacerdotalis, qui anno mundi 3516, ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-61 De filiis sacerdotum : filii Hobia, filii Accos

HOD.

Septimus filius Supha, e semine Aser

1 Par. 7-37 Bosor, et Hod, et Samma, et Salusa

HODES.

Mulier Moabita quam accepit uxorem vir quidam e progenie Benjamin, nomine Saharaim, postquam dimisisset Husim et Bara uxores suas, dato illis repudii libello. Genuit de Hodes uxore sua Jobab, et Sebia, et Mosa, etc., etc.

1 Par. 8- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua Jobab

HODIE.

Gen. 4-14 Ecce ejicis me hodie a facie terræ
19-38 Ipse est pater Ammonitarum usque hodie
21-26 Ego non audivi præter hodie
22-14 Usque hodie dicitur : In monte Do. videbit
24-12 Occurre, obsecro, mihi hodie, et fac miseric.
-42 Veni ergo hodie ad fontem aquæ, et dixi
31-48 Tumulus iste erit testis inter me et te hodie
40- 7 Cur tristior est hodie solito facies vestra?
Exod. 5-14 Quare non impletis mensuram laterum sicut prius, nec heri, nec hodie?
13- 4 Hodie egredimini mense novarum frugum
14-13 Magnalia Domini, quæ facturus est hodie
16-25 Comedite illud hodie, quia sabbatum est Domini : non invenietur hodie in agro
19-10 Vade ad populum, et sanctifica illos hodie
32-29 Consecrastis manus vestras hodie Domino
34-11 Observa cuncta quæ hodie mando tibi
Levit. 9- 4 Hodie enim Dominus apparebit vobis
10-19 Oblata est hodie victima pro peccato
Deut. 1-10 Et estis hodie sicut stellæ cœli, plurimi
-39 Qui hodie boni ac mali ignorant distantiam
2-18 Tu transibis hodie terminos Moab
-25 Hodie incipiam mittere terrorem
4- 8 Legem, quam ego proponam hodie ante oculos vestros
-26 Testes invoco hodie cœlum et terram
-39 Scito ergo hodie, et cogitato in corde tuo
5- 1 Quæ ego loquor in auribus vestris hodie
-24 Et probavimus hodie quod... vixerit homo
6- 6 Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie, in corde tuo
-24 Cunctis diebus vitæ nostræ, sicut est hodie
7-11 Judicia, quæ ego mando tibi hodie ut facias
8- 1 O. mandatum, quod ego præcipio tibi hodie
-11 Cæremonias quas ego præcipio tibi hodie
9- 1 Audi Israël : Tu transgredieris hodie Jordanem
- 3 Scies ergo hodie quod Do. Deus tuus ipse transibit ante te
10-13 Custodiasque mandata Domini, et cæremonias ejus, quas ego hodie præcipio tibi
-15 De cunctis gentibus, sicut hodie comprobatur

Deut. 11- 2 Cognoscite hodie quæ ignorant filii vestri
- 8 Ut custodiatis... quæ ego hodie præcipio
-13 Si ergo obedieritis mandatis meis quæ ego hodie præcipio vobis
-26 En propono... hodie benedictionem
-27 Quæ ego hodie præcipio vobis
-32 Quæ ego hodie ponam in conspectu vestro
12- 8 Non facietis ibi quæ nos hic facimus hodie
13-18 Præcepta ejus, quæ ego præcipio tibi hodie
15- 5 Quæ jussit, et quæ ego hodie præcipio tibi
19- 9 Et (*si*) feceris quæ hodie præcipio tibi
20- 3 Audi, Israël, vos hodie contra inimicos vestros pugnam committitis
26- 3 Profiteor hodie coram Domino Deo tuo
-16 Hodie Dominus Deus tuus præcepit tibi
-17 Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus
-18 Et Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus
27- 1 Omne mandatum quod præcipio vobis hodie
- 4 Erigite lapides, quos ego hodie præcipio vobis
- 9 Hodie factus es populus Domini Dei tui
28- 1 Mandata ejus, quæ ego præcipio tibi hodie
-13 Si tamen audieris mandata Domini Dei tui, quæ ego præcipio tibi hodie
-15 Cæremonias, quas ego præcipio tibi hodie
29-10 Vos statis hodie cuncti coram Domino
-12 Quod hodie Do. Deus tuus percutit tecum
-18 Cujus cor aversum est hodie a Domino Deo
-28 Projecitque in terram alienam, sicut hodie comprobatur
30- 2 Sicut ego hodie præcipio tibi
- 8 Univ. mandata, quæ ego præcipio tibi hodie
-11 Quod ego præcipio tibi hodie, non supra te est
-15 Considera quod hodie proposuerim
-18 Prædico tibi hodie quod pereas
-19 Testes invoco hodie cœlum et terram
31- 2 Centum viginti annorum sum hodie
-21 Scio enim... quæ facturus sit hodie
32-46 In om. verba, quæ ego testificor vobis hodie
Josue. 3- 7 Hodie incipiam exaltare te coram omni Isr.
5- 9 Hodie abstuli opprobrium Ægypti a vobis
7-26 Vocatumque est nomen loci illius, Vallis Achor, usque hodie
14-10 Hodie octoginta quinque annorum sum
-11 Illius in me temporis fortitudo usque hodie perseverat
22-18 Et vos hodie reliquistis Dominum
23-14 En ego hodie ingredior viam universæ terræ
24-15 Optio vobis datur: eligite hodie quod placet
Judic. 9-19 Hodie lætamini in Abimelech, et ille lætetur
19- 6 Quæso te, ut hodie hic maneas
- 9 Mane apud me etiam hodie, et duc lætum diem
21- 3 Ut hodie una tribus auferretur ex nobis
Ruth. 2-19 Ubi hodie collegisti, et ubi fecisti opus?
4- 9 Testes vos, inquit, estis hodie quod possederim
1 Reg. 2-16 Incendatur primum juxta morem hodie adeps
4- 3 Quare percussit nos Dominus hodie
-16 Veni de prælio, et ego qui de acie fugi hodie
9- 9 Qui enim Propheta dicitur hodie, vocabatur olim Videns
-12 Hodie enim venit in civitatem, quia sacrificium est hodie populi in excelso
-13 Conscendite, quia hodie reperietis eum
-19 Ascende... ut comedatis mecum hodie
10- 2 Cum abieris hodie a me, invenies duos viros
-19 Vos autem hodie projecistis Deum vestrum
11-13 Quia hodie fecit Dominus salutem in Israel
12- 3 Et contemnam illud hodie, restituamque
-17 Numquid non messis tritici est hodie?
14-28 Maledictus vir, qui comederit panem hodie
-38 Videte per quem acciderit peccatum hoc hodie
-41 Quid est quod non responderis servo tuo hodie?
-45 Quia cum Deo operatus est hodie
15-28 Scidit Dominus regnum Israel a te hodie
17-10 Ego exprobravi agminibus Israël hodie
-46 Hodie, et dabit te Dominus in manu mea
Et dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie volatilibus cœli
18-21 In duabus rebus gener meus eris hodie
20-27 Cur non venit filius Isaï nec heri, nec hodie
21- 5 Sed et ipsa hodie sanctificabitur in vasis
22- 8 Adversum me, insidiantem mihi usq. hodie
-13 Insidiator usque hodie permanens
-15 Num hodie cœpi pro eo consulere Deum?
24-11 Ecce hodie viderunt oculi tui, quod tradiderit te Dominus in manu mea
-19 Tu indicasti hodie quæ feceris mihi bona
1 Reg. 24-20 Pro eo quod hodie operatus es in me
25-10 Hodie increverunt servi qui fugiunt dom.
-32 Qui misit hodie te in occursum meum
-33 Et benedicta tu, quæ prohibuisti me hodie ne irem ad sanguinem
26- 8 Conclusit Deus inimicum tuum hodie
-19 Qui ejecerunt me hodie, ut non habitem
-21 Eo quod pretiosa fuerit anima mea in oculis tuis hodie
-23 Tradidit e. te Dom. hodie in manum meam
-24 Et sicut magnificata est anima tua hodie
27-10 Dicebat autem ei Achis: In quem irruisti hodie?
28-18 Idcirco quod pateris, fecit tibi Dominus hodie
2 Reg. 3- 8 Caput canis ego sum advers. Judam hodie
Quod argueres pro muliere hodie
-38 Et maximus cecidit hodie in Israel?
4- 8 Dedit Dominus.. ultionem hodie de Saül
6-20 Quam gloriosus fuit hodie rex Israël
11-12 Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te
14-22 Et dixit Joab: Hodie intellexit servus tuus
15-20 Et hodie compelleris nobiscum egredi?
16- 3 Hodie restituet mihi domus Israel regnum
18-20 Hodie nolo te nuntiare, filius enim regis est mortuus
-31 Judicavit enim pro te Dominus hodie
19- 5 Confudisti hodie vultus om. servorum t.
- 6 Ostendisti hodie, quia non curas de ducibus tuis
-20 Et idcirco hodie primus veni de om. domo
-22 Cur efficimini mihi hodie in Satan?
Ergo-ne hodie interficietur vir in Israël?
An ignoro hodie me factum regem in Israël?
-35 Octogenarius sum hodie: numquid vigent
3 Reg. 1-25 Descendit hodie, et immolavit boves
-30 Et ipse sedebit super solium meum pro me: sic faciam hodie
-48 Qui dedit hodie sedentem in solio meo
-51 Juret mihi rex Salomon hodie
2-24 Locutus est, quia hodie occidetur Adonias
-26 Sed hodie te non interficiam, quia portasti
3- 6 Super thronum ejus, sicut est hodie
5- 7 Et ait: Benedictus Dominus Deus hodie
8-28 Quam servus tuus orat coram te hodie
-61 Custodiamus mandata ejus, sicut et hodie
12- 7 Si hodie obedieris populo huic, et servieris
18-15 Vivit Dominus... quia hodie apparebo ei
-36 Ostende hodie quia tu es Deus Israël
20-13 Ecce, ego tradam eam in manu tua hodie
22- 5 Quære, oro te, hodie sermonem Domini
4 Reg. 2- 3 Quia hodie Dominus tollet dominum tuum
- 5 Quia Do. hodie tollet dominum tuum a te
4-23 Hodie non sunt calendæ, neque sabbatum
6-28 Da filium tuum, ut comedamus eum hodie
-31 Si steterit caput Elisei... super ipsum hodie
1 Par. 28- 7 Si perseveraverit facere præcepta mea, et judicia, sicut et hodie
29- 5 Impleat manum suam hodie, et offerat
2 Par. 35-21 Non adversum te hodie venio
1 Esdr. 9-13 Et dedisti nobis salutem, sicut est hodie
2 Esdr. 1- 6 Quam ego oro coram te hodie, nocte et die
-11 Et dirige servum tuum hodie, et da ei misericordiam
5-11 Reddite eis hodie agros suos, et vineas suas
9-36 Ecce nos ipsi hodie servi sumus, et terra
Tobiæ. 7-10 Hic ego hodie non manducabo neque bibam
8- 4 Et deprecemur Deum hodie, et cras
Judith. 7-17 Contestamur hodie cœlum et terram
12-18 Quoniam magnificata est anima mea hodie
13-25 Quia hodie nomen tuum ita magnificavit
Esth. 5- 4 Obsecro ut venias ad me hodie, et Aman
9-13 Sicut fecerunt hodie in Susan, sic et cras
16-16 Et nobis regnum est traditum, et usque hodie custoditur
Psal. 2- 7 Filius meus es tu, ego hodie genui te
94- 8 Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra
Prov. 7-14 Pro salute vovi, hodie reddidi vota mea
22-19 Unde et ostendi eam tibi hodie
Eccli. 10-12 Sic et rex hodie est, et cras morietur
20-16 Hodie fœneratur quis, et cras expetit
38-23 Sic e. erit et tuum: mihi heri, et tibi hodie
Isai. 38-19 Ipse confitebitur tibi, sicut et ego hodie
56-12 Erit sicut hodie, sic et cras, et multo amplius
Jerem. 1-10 Ecce constitui te hodie super gentes
-18 Ego quippe dedi te hodie in civitatem munitam
34-15 Et conversi estis vos hodie
40- 4 Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenis
42-19 Scietis quia obtestatus sum vos hodie
-21 Et annuntiavi vobis hodie, et non audistis
44- 2 Et ecce desertæ sunt hodie, et non est in eis habitator
Baruc 3- 8 Ecce nos in captivitate nostra sumus hodie
Ezech. 20-31 Vos polluimini in omnibus idolis vestris usque hodie
24- 2 Rex Babylonis adversum Jerusalem hodie
Dan. 3-37 Sumusque humiles in universa terra hodie
-40 Sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie
9- 7 Confusio faciei, sicut est hodie viro Juda
Osee. 4- 5 Et corrues hodie, et corruet etiam propheta
Zach. 9-12 Hodie quoque annuntians duplicia reddam
1 Mac. 2-63 Hodie extollitur, et cras non invenietur
3-17 Et nos fatigati sumus jejunio hodie?
4-10 Et conteret exercitum istum ante faciem nostram hodie
5-32 Pugnate hodie pro fratribus vestris
6-26 Et ecce applicuerunt hodie ad arcem Jerus.
7-42 Sic contere exercitum istum in conspectu nostro hodie
9-30 Nunc itaque te hodie elegimus esse pro eo
-44 Non est e. hodie sicut heri et nudiustertius
10-20 Constituimus te hodie summum sacerdotem
Matth. 6-11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie
-30 Si autem fœnum agri quod hodie est
16- 3 Hodie tempestas, rutilat enim triste cœlum
21-28 Fili, vade hodie, operare in vinea mea
27-19 Multa enim passa sum hodie per visum
Marc. 14-30 Amen dico tibi, quia tu hodie in nocte hac
Luc. 2-11 Quia natus est vobis hodie Salvator
4-21 Quia hodie impleta est hæc Scriptura
5-26 Dicentes: Quia vidimus mirabilia hodie
11- 3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
12-28 Si autem fœnum, quod hodie est in agro
13-32 Ejicio dæmonia, et sanitates perficio hodie
-33 Verumtamen oportet me hodie, et cras, et sequenti die ambulare
19- 5 Quia hodie in domo tua oportet me manere
- 9 Quia hodie salus domui huic facta est
22-34 Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus
23-43 Amen dico tibi: Hodie mecum eris in parad.
24-21 Tertia dies est hodie quod hæc facta sunt
Act. 4- 9 Si nos hodie dijudicamur in benefacto
13-33 Filius meus es tu, ego hodie genui te
22- 3 Æmulator legis, sicut et vos om. estis hodie
24-21 Quoniam de resurrectione mortuorum ego judicor hodie a vobis
26- 2 Apud te cum sim defensurus me hodie
-29 Hodie fieri tales, qualis et ego sum
27-33 Quarta decima die hodie expectantes jejuni
Hebr. 1- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te?
3- 7 Hodie si vocem ejus audieritis
-13 Donec Hodie cognominatur
-15 Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra
4- 7 Hodie, in David dicendo, post tantum temporis, sicut supra dictum est: Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra
5- 5 Filius meus es tu, ego hodie genui te
13- 8 Christus heri, et hodie: ipse et in sæcula
Jacob. 4-13 Hodie, aut crastino ibimus in illam civitat.

HODIERNUS.

1 Reg. 5- 5 In Azoto, usque in hodiernum diem
2 Reg. 16-12 Bonum pro maledictione hac hodierna
Judith. 14- 6 Successio generis ejus usque in hodiernum
Eccli. 47- 8 Et extirpavit Philisthiim contrarios usque in hodiernum diem
Baruc. 1-20 Fluentem lac et mel, sicut hodierna die
1 Mac. 10-30 Relinquo vobis ex hodierno die et deinceps
Ex hodierna die, et in totum tempus
13-39 Remittimus... et peccata usque in hodiernum diem
Matth. 27- 8 Ager sanguinis, usque in hodiernum diem
28-15 Et divulgatum est verbum istud apud Judæos, usque in hodiernum diem
Act. 2-29 Est apud nos usque in hodiernum diem
19-40 Et periclitamur argui seditionis hodiernæ
20-26 Quapropter contestor vos hodierna die
23- 1 Ante Deum usque in hodiernum diem
26-22 Auxilio autem adjutus Dei, usque in hodiernum diem sto
Rom. 11- 8 Ut non audiant, usque in hodiernum diem
2 Cor. 3-14 Usque in hodiernum enim diem idipsum velamen... manet non revelatum
-15 Sed usque in hodiernum diem, cum legitur

HODSI.

Nullus reperitur locus istius nominis. Quidam conjiciunt non esse nomen loci, et pro terra Hodsi legunt: in terram inferiorem recens comparatam, *nempe a Rubenitis, tempore Saülis, expulsis inde Agaræis.*

2 Reg. 24- 6 Transierunt...et in terram inferiorem Hodsi

HOEDUS.

Gen. 27- 9 Pergens ad gregem, affer mihi duos hœdos
-16 Pelliculasq. hœdorum circumdedit manibus
37-31 Et in sanguine hœdi, quem occiderant, tinxerunt
38-17 Dixit : Mittam tibi hœdum de gregibus
-20 Misit a. Judas hœdum per pastorem suum
-23 Ego misi hœdum quem promiseram
Exod. 12- 5 Juxta quem ritum tolletis et hœdum
23-19 Non coques hœdum in lacte matris suæ
34-26 Non coques hœdum in lacte matris suæ
Num. 15-12 (*Sic facies*) per singulos boves, et arietes, et agnos, et hœdos
Deut. 14-21 Non coques hœdum in lacte matris suæ
Judic. 6-19 Ingressus est itaq. Gedeon, et coxit hœdum
13-15 Faciamus tibi hœdum de capris
-19 Tulit itaque Manuë hœdum de capris
14- 6 Dilaceravit leonem, quasi hœdum in frusta discerpens
15- 1 Invisere volens uxorem suam, et attulit ei hœdum de capris
1 *Reg.* 10- 3 Unus portans tres hœdos et alius tres tortas
16-20 Tulit itaq. Isaï... et hœdum de capris unum
2 *Par.* 35- 7 Dedit... agnos et hœdos de gregibus
1 *Esdr.* 6- 9 Et hœdos in holocaustum Deo cœli
Tobiæ. 2-20 Ut hœdum caprarum accipiens detulisset
Prov. 27-26 Et hœdi, ad agri pretium
Cant. 4- 7 Pasce hœdos tuos juxta tabernacula pastor.
Isai. 11- 6 Et pardus cum hœdo accubabit
Jerem. 50- 8 Et estote quasi hœdi ante gregem
51-40 Deducam eos... quasi arietes cum hœdis
Ezech. 27-21 Cum agnis, et arietibus, et hœdis venerunt
Matth. 25-32 Sicut pastor segregat oves ab hœdis
-33 Statuet... hœdos autem a sinistris
Luc. 15-29 Nunquam dedisti mihi hœdum, ut cum amicis meis epularer

HOLDA.

Anno mundi 3411, *ante J. Ch.* 643. *Prophetis uxor Sellum filii Thecuæ, filii Araas custodis vestium, quæ habitabat in Jerusalem. Ad eam misit Josias rex Juda sacerdotes ad consulendum Dominum super reperto Deuteronomii libro; responsum accepit, inducenda super Judam scripta in eo mala propter neglectum a patribus Dei cultum, ipsum tamen prius in pace moriturum.*

4 *Reg.* 22-14 Ierunt... ad Holdam prophetidem, uxorem Sellum

HOLDAI I.

Ex oppido Netophathi in tribu Juda, de stirpe Gothoniel fratris Caleb. Præerat Holdai turmæ comprehendenti viginti quatuor millia virorum, et ministrabat regi David.

1 *Par.* 27-15 Holdaï Netophathites, de stirpe Gothoniel

HOLDAI II.

Unus e Judæorum principibus qui transmigrarunt de captivitate Babylonis, a quibus Zacharias argentum petiit, et aurum et lapides pretiosos, ut coronam faceret, quæ imponeretur capiti Jesu.

Zach. 6-10 Sume a transmigratione, ab Holdaï

HOLOCAUSTUM.

Gen. 8-20 Obtulit holocausta super altare
22- 2 Atque ibi offeres eum in holocaustum
- 3 Cumque concidisset ligna in holocaustum
- 6 Tulit quoque ligna holocausti
- 7 Ubi est victima holocausti?
-13 Quem assumens obtulit holocaustum pro filio
Exod. 10-25 Hostias quoque et holocausta dabis nobis
18-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta et hostias Deo
20-24 Offeretis super eo holocausta et pacifica
24- 5 Et obtulerunt holocausta, immolaveruntque victimas
29-25 Incendes super altare in holocaustum
30-28 (*Altaria thymiamatis*) et holocausti
31- 9 (*Altaria thymiamatis*) et holocausti
32- 6 Obtulerunt holocausta, et hostias pacificas
35-16 Altare holocausti, et craticulam ejus æneam
38- 1 Fecit et altare holocausti de lignis setim
40- 6 Et ante illud altare holocausti
-10 Altare holocausti et omnia vasa ejus
-27 Altare holocausti in vestibulo testimonii
Offerens in eo holocaustum et sacrificia
Levit. 1- 3 Si holocaustum fuerit ejus oblatio
- 9 In holocaustum et suavem odorem Domino
-10 De ovibus, sive de capris holocaustum
-13 In holocaustum et odorem suavissimum Do.
-14 Si autem de avibus holocausti oblatio fuerit
Levit. 1-17 Holocaustum est et oblatio suaviss. odoris
3- 5 Adolebuntq. ea super altare in holocaustum
4- 7 Sanguinem fundet in basim altaris holocausti
-10 Et adolebit ea super altare holocausti
-18 Fundet juxta basim altaris holocaustorum
-24 In loco ubi solet mactari holocaustum
-25 Tangens cornua altaris holocausti
-29 Et immolabit eam in loco holocausti
-30 Et tangens cornua altaris holocausti
-33 Ubi solent cædi holocaustorum hostiæ
-34 Et tangens cornua altaris holocausti
5- 7 Unum pro peccato, et alterum in holocaustum
-10 Alterum vero adolebit in holocaustum
6- 9 Hæc est lex holocausti : Cremabitur in altari
-12 Imposito holocausto, desuper adolebit adipes
-25 In loco ubi offertur holocaustum
7- 2 Idcirco ubi immolabitur holocaustum
- 8 Sacerdos qui offert holocausti victimam
-37 Ista est lex holocausti et sacrificii pro peccato
8-18 Obtulit et arietem in holocaustum
-21 Eo quod esset holocaustum suavissimi odoris
-28 Adolevit super altare holocausti
9- 2 Tolle... et arietem in holocaustum
- 3 Tollite... vitulum atque agnum anniculos, et sine macula, in holocaustum
- 7 Offer holocaustum, et deprecare pro te
-12 Immolavit et holocausti victimam
-16 (*Expiatoque altari*) fecit holocaustum
-17 Absque cæremoniis holocausti matutini
-22 Sicque completis hostiis pro peccato, et holocaustis, et pacificis, descendit
-24 Et ecce egressus ignis a Domino, devoravit holocaustum
10-19 Et holocaustum coram Domino
12- 6 Deferet agnum anniculum in holocaustum
- 8 Unum in holocaustum, et alterum pro pecc.
14-13 Et holocaustum, id est, in loco sancto
-19 Tunc immolabit holocaustum
-22 Unus sit pro peccato, et alter in holocaustum
-31 Unum pro delicto, et alterum in holocaustum cum libamentis suis
15-15 Qui faciet unum pro peccato, et alterum in holocaustum
-30 Qui unum faciet pro peccato, et alterum in holocaustum
16- 3 Offeret, et arietem in holocaustum
- 5 Et unum arietem in holocaustum
17 -8 Qui obtulerit holocaustum sive victimam
22-18 Quidquid illud obtulerit in holocaustum
23-12 Cædetur agnus immaculatus anniculus in holocaustum Domini
-18 Et erunt in holocaustum cum libamentis suis
-25 Et offeretis holocaustum Domino
-27 Et offeretis holocaustum Domino
-36 Et septem diebus offeretis holocausta Dom.
Et offeretis holocaustum Domino
-37 Holocausta et libamenta juxta ritum
Num. 6-11 Unum pro peccato, et alterum in holocaustum
-14 Et offeret... agnum anniculum immaculatum in holocaustum
-16 Tam pro peccato, quam in holocaustum
7-15 Et agnum anniculum in holocaustum
-21 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-27 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-33 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-39 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-45 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-51 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-57 Arietem, et agnum annic. in holocaustum
-81 Arietem et agnum anniculum in holocaust.
-87 Boves de armento in holocaustum duodecim
8-12 Et alterum in holocaustum Domini
10-10 Canetis tubis super holocaustis, et pacificis
15- 3 Et feceritis oblat. Domino in holocaustum
- 5 Et vinum ad liba... dabit in holocaustum
- 8 Quando vero de bobus feceris holocaustum
-24 Holocaustum in odorem suavissimum Dom.
23- 3 Sta paulisper juxta holocaustum tuum
- 6 Invenit stantem Balac juxta holocaustum
-15 Sta hic juxta holocaustum tuum
-17 Invenit eum stantem juxta holocaustum
28- 3 In holocaustum sempiternum
- 6 Holocaustum juge est quod obtulistis in monte
-10 Quæ rite funduntur per singula sabbata in holocaustum sempiternum
-11 In calendis a. offeretis holocaustum Dom.
-13 Holocaustum suavissimi odoris atque incensi est
-14 Hoc erit holocaustum per omnes menses
-19 Offeretisque incensum holocaustum Dom.
Num. 28-23 Præter holocaustum matutinum quod semper offeretis
-24 Qui surget de holocausto, et de libationibus
-27 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
-30 Præter holocaustum sempiternum et liba
29- 2 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss,
- 6 Præter holocaustum calendarum cum sacrificiis suis, et holocaustum sempitern.
- 8 Offeretisq. holocaustum Domino in odorem
-11 In expiationem, et holocaustum sempitern.
-13 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
-16 Absque holocausto sempiterno, et sacrificio
-19 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-22 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-25 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-28 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-31 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-34 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
Hircum pro peccato, absque holocausto
-36 Offerentes holocaustum in odorem suavissimum
-38 Absque holocausto sempiterno, sacrificioq.
-39 Præter vota et oblationes spontaneas in holocausto
Deut. 12- 6 Offeretis in loco illo holocausta et victimas
-11 Omnia quæ præcipio conferetis, holocausta
-13 Cave ne offeras holocausta tua in omni loco
27- 6 Et offeres super eo holocausta Domino Deo
33-10 Ponent... holocaustum super altare tuum
Josue. 8-31 Obtulit super eo holocausta Domino
22-23 Ut holocausta et... victimas super eo imponeremus
-26 Extruamus nobis altare, non in holocausta
-27 Juris nostri sit offerre et holocausta
-28 Ecce altare Domini, quod fecerunt patres nostri, non in holocausta
-29 Extructo altari ad holocausta et sacrificia
Judic. 6-26 Et offeres holocaustum super struem lignorum
11-31 Eum holocaustum offeram Domino
13-16 Si autem vis holocaustum facere, offer
-23 De manibus nostris holocaustum... non suscepisset
20-26 Et obtulerunt ei holocausta atque pacificas victimas
21- 4 Obtuleruntque ibi holocausta et pacificas victimas
1 *Reg.* 6-14 Imposuerunt super ea holocaustum Domino
-15 Viri a. Bethsamitæ obtulerunt holocausta
7- 9 Obtulit illum holocaustum integrum Dom.
-10 Cum Samuël offerret holocaustum
13- 9 Afferte mihi holocaustum et pacifica
Et obtulit holocaustum
-10 Cumque complesset offerens holocaustum
-12 Necessitate compulsus, obtuli holocaustum
15-12 Et Saül offerebat holocaustum Domino
-22 Numquid vult Dominus holocausta
2 *Reg.* 6-17 Et obtulit David holocausta et pacifica
-18 Cumque complesset offerens holocausta et pacifica
24-22 Habes boves in holocaustum, et plaustrum
-24 Non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita
-25 Et obtulit holocausta et pacifica
3 *Reg.* 3- 4 Mille hostias in holocaustum obtulit Salomon
-15 Et obtulit holocausta, et fecit victimas pacificas
8-64 Fecit quippe holocaustum ibi, et sacrificium
Et capere non poterat holocaustum
9-25 Tribus vicibus per annos singulos holocausta
10- 5 Holocausta quæ offerebat in domo Domini
18-34 Fundite super holocaustum, et super ligna
-36 Cumque jam tempus esset ut offerretur holocaustum
-38 Cecidit autem ignis Domini, et voravit holocaustum
4 *Reg.* 3-27 Obtulit holocaustum super murum
5-17 Non e. faciet ultra servus tuus holocaustum
10-24 Ut facerent victimas et holocausta
-25 Cum completum esset holocaustum
16-12 Ascenditque, et immolavit holocausta
-15 Super altare majus offer holocaustum matutinum
Et holocaustum regis, et sacrificium ejus
Et holocaustum universi populi terræ
Et omnem sanguinem holocausti
1 *Par.* 6-49 Adolebant incensum super altare holocausti
16- 1 Et obtulerunt holocausta et pacifica
- 2 Cumq. complesset David offerens holocausta
-40 Ut offerrent holocausta Domino sup. altare
21-23 Sed et boves do in holocaustum, et tribulas
-24 Et sic offerre Domino holocausta gratuita
-26 Obtulitque holocausta et pacifica
In igne de cœlo super altare holocausti

1 *Par.* 21-29 Et altare holocaustorum ea tempestate erat in excelso Gabaon
22- 1 Et hoc altare in holocaustum Israël
23-31 Tam in oblatione holocaustorum Domini
29-21 Et obtulerunt holocausta die sequenti
2 *Par.* 4- 6 Omnia quæ in holocaustum oblaturi erant
7- 1 Ignis... devoravit holocausta et victimas
- 7 Obtulerat e. ibi holocausta et adipes pacific.
Non poterat sustinere holocausta et sacrificia et adipes
8-12 Tunc obtulit Salomon holocausta Domino
13-11 Holocausta quoque offerunt Domino
23-18 Ut offerrent holocausta Domino, sicut script.
24-14 Vasa templi in ministerium et ad holocausta
Offerebantur holocausta in domo Domini
29- 7 Et holocausta non obtulerunt in sanctuario
-18 Sanctificavimus... et altare holocausti
-24 Præceperat rex ut holocaustum fieret
-27 Et jussit Ezechias ut offerrent holocausta
Cumque offerrentur holocausta, cœperunt laudes canere Domino
-28 Donec compleretur holocaustum
-31 Et laudes, et holocausta, mente devota
-32 Porro numerus holocaustorum, quæ obtulit
-34 Ut pelles holocaustorum detraherent
-35 Fuerunt ergo holocausta plurima, adipes pacificorum, et libamina holocaustorum
30-15 Obtulerunt holocausta in domo Domini
31- 2 Ad holocausta et pacifica, ut ministrarent
- 3 Pars autem regis erat ut de propria ejus substantia offerretur holocaustum
35-11 Et Levitæ detraxerunt pelles holocaustorum
-14 Nam in oblatione holocaustorum et adipum
-16 Et offerrent holocausta super altare Domini
1 *Esdr.* 3- 3 Et obtulerunt super illum holocaustum
- 4 Et holocaustum diebus singulis per ordinem
- 5 Et post hæc holocaustum juge
- 6 Cœperunt offerre holocaustum Domino
6- 9 Agnos, et hœdos in holocaustum Deo cœli
8-35 Omnia in holocaustum Domino
2 *Esdr.* 10-33 Et in holocaustum sempiternum in sabbatis
Judith. 4-16 Hi qui offerebant Domino holocausta
16-22 Obtulerunt omnes holocausta, et vota
Job. 1- 5 Diluculo offerebat holocausta pro singulis
42- 8 Et offerte holocaustum pro vobis
Psal. 19- 4 Et holocaustum tuum pingue fiat
39- 7 Holocaustum et pro peccato non postulasti
49- 8 Holocausta a. tua in conspectu meo sunt
50-18 Holocaustis non delectaberis
-21 Tunc acceptabis...oblationes, et holocausta
65-13 Introibo in domum tuam in holocaustis
-15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso
Sap. 3- 6 Et quasi holocausti hostiam accepit illos
Isai. 1-11 Holocausta arietum, et adipem... nolui
40-16 Animalia ej. non sufficient ad holocaustum
43-23 Non obtulisti mihi arietem holocausti tui
56- 7 Holocausta eorum, et victimæ eorum placebunt mihi
61- 8 Et odio habens rapinam in holocausto
Jerem. 17-26 Portantes holocaustum, et victimam
19- 5 Ad comburendos filios suos igni in holocaustum Baalim
Ezech. 40-38 Ibi lavabant holocaustum
-39 Ut immoletur super eas holocaustum
-42 Quatuor autem mensæ ad holocaustum
Vasa, in quibus immolatur holocaustum
43-18 Ut offeratur super illud holocaustum
-24 Et offerent eos holocaustum Domino
-27 Facient sacerdotes super altare holocausta
44-11 Ipsi mactabunt holocausta et victimas populi
45-15 In holocaustum et in pacifica ad expiandum
-17 Et super principem erunt holocausta
Faciet pro peccato sacrificium et holocaustum
-23 Faciet holocaustum Domino septem vitulos
-25 Tam pro peccato, quam pro holocausto
46- 2 Et facient sacerdotes holocaustum ejus
- 4 Holocaustum autem hoc offeret princeps
-12 Cum autem fecerit princeps spontaneum holocaustum
Et faciet holocaustum suum et pacifica sua
-13 Faciet holocaustum quotidie Domino
-15 Cata mane mane : holocaustum sempitern.
Dan. 3-38 Et non est... propheta, neque holocaustum
-40 Sicut in holocausto arietum, et taurorum
Osee. 6- 6 Volui. .scientiam Dei plus quam holocausta
1 *Mac.* 1-47 Et prohiberent holocausta, et sacrificia
4-44 Et cogitavit de altari holocaustorum
-53 Super altare holocaustorum novum quod fecerunt
-56 Et obtulerunt holocausta cum lætitia
5-54 Et ascenderunt in montem Sion cum lætitia et gaudio, et obtulerunt holocausta
2 *Mac.* 2-10 Et descendit ignis de cœlo, et consumpsit holocaustum
Et descendit ignis de cœlo, et consumpsit holocaustum

HOLOCAUTOMA.

1 *Par.* 16-40 Super altare holocautomatis jugiter
2 *Par.* 2- 4 Et ad holocautomata mane, et vespere
1 *Esdr.* 3- 2 Ut offerrent in eo holocautomata
8-35 Obtulerunt holocautomata Deo Israël
Jerem. 6-20 Holocautomata vestra non sunt accepta
7-21 Holocautomata vestra addite victimis
-22 De verbo holocautomatum, et victimarum
14-12 Et si obtulerint holocautomata, et victimas
33-18 Qui offerat holocautomata, et incendat sacrificium
Baruc. 1-10 Pecunias, de quibus emite holocautomata
Amos. 5-22 Quod si obtuleritis mihi holocautomata
Mich. 6- 6 Numquid offeram ei holocautomata et vitulos
1 *Mac.* 7-33 Et exierunt. .demonstrare ei holocautomata
Marc. 12-33 Majus est omnibus holocautomatibus
Hebr. 10- 6 Holocautomata pro peccato non tibi placuerunt
- 8 Et holocautomata pro peccato noluisti

HOLOFERNES *vel* HOLOPHERNES.

Princeps exercituum Nabuchodonosor regis Assyriorum, qui cupiens omnia regna terræ imperio suo subjicere, misit Holofernem cum exercitu magno. Omnes populi ultro se dederunt; Judæi vero soli restiterunt, nec legatos quidem miserunt. Iratus valde Holofernes, juravit se gentem deleturum Hebræorum. Obsidione circuivit civitatem Bethuliam, cujus habitatores siti laborantes jam deditionem intra quinque dies meditabantur. Animi vero magnitudine, et eximia virtute Judith viduæ ab omni vastatione liberati sunt et periculo. Nam cum consulto ingressa esset castra Assyriorum, et gratiam invenisset apud Holofernem, caput ejus abscidit dum somno gravi præ ebrietate gravaretur ille. Vide Judith.

Judith. 2- 4 Vocavit Nabuchodonosor rex Holofernem
- 7 Tunc Holofernes vocavit duces
3- 1 Qui venientes ad Holofernem, dixerunt
-13 Quæ potuissent Holofernis potentia subjugari
5- 1 Nuntiatumq. est Holoferni principi militiæ
-26 Irati sunt omnes magnates Holofernis
6- 1 Indignatus Holofernes vehementer, dixit
- 7 Tunc Holofernes præcepit servis suis
- 8 Et accipientes eum servi Holofernis
-12 Achior dixit omnia quæ locutus ipse fuerat ab Holoferne interrogatus
Et qualiter populus Holofernis voluisset
-13 Et quemadmodum ipse Holofernes iratus
7- 1 Holofernes autem altera die præcepit
- 6 Porro Holofernes, dum circuit per gyrum
- 8 Sed filii Ammon et Moab accesserunt ad Holofernem, dicentes
-10 Et placuerunt verba hæc coram Holoferne
-15 Ut sponte tradamus nos omnes populo Holofernis
-17 Ut jam tradatis civitatem in manu militiæ Holofernis
10-13 Vadam ad faciem principis Holofernis
-16 Duxeruntque illam ad tabernaculum Holofernis
-17 Statim captus est in suis oculis Holofernes
-19 Videns itaque Judith Holofernem sedentem
-20 Et elevaverunt eam servi Holofernis
11- 1 Tunc Holofernes dixit ei : Æquo animo esto
-18 Placuerunt autem omnia verba hæc coram Holoferne
-20 Dixit ad illam Holofernes : Benefecit Deus
12- 3 Cui Holofernes ait : Si defecerint tibi ista
-10 Holofernes fecit cœnam servis suis
-16 Cor autem Holofernis concussum est
-17 Et dixit ad eam Holofernes : Bibe nunc
-20 Et jucundus factus est Holofernes ad eam
13- 4 Porro Holofernes jacebat in lecto
-11 Et tradidit caput Holofernis ancillæ suæ
-19 Et proferens de pera caput Holofernis
Ecce caput Holofernis principis militiæ
-28 Ut probes quia ita est, ecce caput Holofernis
-29 Videns autem Achior caput Holofernis
14- 4 Cumque duces eorum cucurrerint ad tabernaculum Holofernis
- 7 Suspenderunt super muros caput Holofernis
- 8 Ad tabernaculum Holofernis concurrerunt
- 9 Sed a sonantibus Holofernes evigilaret
-14 Vidensq. cadaver absque capite Holofernis
-16 Ecce enim Holofernes jacet in terra
Judith. 15- 1 Cumque omnis exercitus decollatum Holofernem audisset
-14 Quæ Holofernis peculiaria fuisse probata sunt
16-23 Universa vasa bellica Holofernis

HOLON.

Holon scribitur inter urbes Leviticas e tribu Judæ assumptas.

Josue. 21-15 Et Holon, et Dabir, (-16) et Haïr, et Jeta

HOMAM.

Filius secundus Lotan filii Seir, e stirpe Esau.

1 *Par.* 1-39 Filii Lotan : Hori, Homam

HOMICIDA.

Num. 35-19 Propinquus occisi homicidam interficiet
-28 Homicida revertetur in terram suam
-30 Homicida sub testibus punietur
Deut. 19- 4 Hæc erit lex homicidæ fugientis
Josue. 20- 6 Tunc revertetur homicida, et ingredietur
4 *Reg.* 6-32 Numq. scitis quod miserit filius homicidæ
Job. 24-14 Mane primo consurgit homicida, interficit
Prov. 28-24 Particeps homicidæ est
Isai. 1-21 Justitia habitavit in ea, nunc a. homicidæ
2 *Mac.* 9-28 Igitur homicida et blasphemus pessime percussus
Matth. 22- 7 Perdidit homicidas illos, et civitatem illor.
Joan. 8-44 Ille homicida erat ab initio
Act. 3-14 Et petistis virum homicidam donari vobis
7-52 Cujus vos nunc proditores et homicidæ fuistis
28- 4 Utique homicida est homo hic, qui cum evas.
1 *Tim.* 1- 9 Parricidis, et matricidis, homicidis
1 *Petr.* 4-15 Nemo autem vestrum patiatur ut homicida
1 *Joan.* 3-15 Omnis qui odit fratrem suum, homicida est
Omnis homicida non habet vitam æternam
Apoc. 21- 8 Et homicidis, et fornicatoribus, et veneficis
22-15 Foris canes... et impudici, et homicidæ

HOMICIDIUM.

Exod. 22- 3 Homicidium perpetravit, et ipse morietur
Num. 35-16 Reus erit homicidii, et ipse morietur
-21 Percussor, homicidii reus erit
Deut. 19- 3 Qui propter homicidium profugus est
Sap. 10- 3 Per iram homicidii fraterni deperiit
14-25 Omnia commista sunt, sanguis, homicidium
Osee. 4- 2 Maledictum, et mendacium, et homicidium
2 *Mac.* 4- 3 Ut etiam per quosdam Simonis necessarios homicidia fierent
Matth. 15-19 Homicidia, adulteria, fornicationes, furta
19-18 Non homicidium facies : Non adulterabis
Marc. 7-21 Adulteria, fornicationes, homicidia
15- 7 Vinctus, qui in seditione fecerat homicidium
Luc. 23-19 Qui erat, propter seditionem... et homicidium, missus in carcerem
-25 Qui propter homicidium... missus fuerat in carcerem
Rom. 1-29 Plenos invidia, homicidio, contentione, dolo
Galat. 5-21 Invidiæ, homicidia, ebrietates
Apoc. 9-21 Non egerunt pœnitentiam ab homicidiis suis

HOMO.

Gen. 1-26 Et ait : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram
-27 Et creavit Deus hominem ad imaginem suam
2- 5 Et homo non erat qui operaretur terram
- 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem
Et factus est homo in animam viventem
- 8 In quo posuit hominem quem formaverat
-15 Tulit ergo Dominus Deus hominem
-18 Non est bonum esse hominem solum
-24 Quamobrem relinquet homo patrem suum
4- 1 Dicens : Possedi hominem per Deum
5- 1 In die qua creavit Deus hominem
6- 1 Cumque cœpissent homines multiplicari
- 2 Videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchræ
- 3 Non permanebit spiritus meus in homine
- 4 Ingressi sunt filii Dei ad filias hominum
- 5 Quod multa malitia hominum esset in terra
- 6 Pœnituit eum quod hominem fecisset
- 7 Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terræ, ab homine usque ad animantia
7-21 Quæ reptant sup. terram : universi homines
-23 Et delevit... ab homine usque ad pecus
8-21 Nequaquam ultra maledicam terræ propter homines
9- 5 Et de manu hominis, de manu viri et fratris ejus, requiram animam hominis
- 6 Ad imaginem quippe Dei factus est homo

Gen. 9-19 Ab his disseminatum est omne genus hominum
13-13 Homines autem Sodomitæ pessimi erant
-16 Si quis potest hominum numerare pulverem
16-12 Hic erit ferus homo, manus ejus contra om.
24-26 Inclinavit se homo, et adoravit Dominum
-29 Laban,qui festinus egressus est ad hominem
-30 Hæc locutus est mihi homo, venit ad virum
-58 Sciscitati sunt : Vis ire cum homine isto ?
-65 Quis est ille homo qui venit per agrum
25-27 Esaü vir gnarus venandi, et homo agricola
26-11 Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte morietur
-13 Locupletatus est homo, et ibat proficiens
-27 Quid venistis ad me hominem quem odistis
27-11 Nosti quod Esaü frater meus homo pilosus
30-43 Ditatusque est homo ultra modum
32-28 Quanto magis contra homines prævalebis ?
34-14 Nec dare sororem nostram homini incircumciso
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi
-21 Interrogavit homines loci illius
-22 Sed et homines loci illius dixerunt mihi
39-14 Vocavit ad se homines domus suæ, et ait
43- 7 Interrogavit nos homo per ordinem nostram progeniem
Exod. 2-20 Ubi est ? inquit. Quare dimisistis hominem?
4-11 Dixit Do. ad eum : Quis fecit os hominis?
8-17 Et facti sunt sciniphes in hominibus
-18 Erantque sciniphes tam in hominibus quam in jumentis
9- 9 Erunt e. in hominibus et jumentis ulcera
-10 Ulcera vesicarum turgentium in hominibus
-19 Homines enim, et jumenta, et universa
-22 Ut fiat grando... super homines
-25 Ab homine usque ad jumentum
10- 7 Dimitte homines, ut sacrificent Domino
11- 7 Non mutiet canis ab homine usque ad pecus
12-12 In terra Ægypti ab homine usque ad pecus
13- 2 Tam de hominibus quam de jumentis
-13 Omne a. primogenitum hominis de filiis tuis
-15 A primogenito hominis usque ad primogen.
16-22 Id est, duo gomor per singulos homines
19-13 Sive jumentum fuerit, sive homo, non vivet
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere
-16 Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit
25- 2 Ab omni homine qui offeret ultroneus
30-32 Caro hominis non ungetur ex eo
-33 Homo quicumque tale composuerit
-38 Homo quicumque fecerit simile
32-28 Cecideruntque in die illa quasi viginti tria millia hominum
33-11 Sicut solet loqui homo ad amicum suum
-20 Non enim videbit me homo, et vivet
34-15 Ne ineas pactum cum hominibus illarum regionum
Levit. 1- 2 Homo, qui obtulerit ex vobis hostiam
5- 3 Si tetigerit quidq. de immunditia hominis
6- 3 In quibus solent peccare homines
7-21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis
13- 2 Homo, in cujus cute et carne ortus fuerit
- 6 Lavabitque homo vestimenta sua, et mundus erit
- 9 Plaga lepræ si fuerit in homine
-13 Et idcirco homo mundus erit
-16 Et totum hominem operuerit
-19 Adducetur homo ad sacerdotem
-23 Ulceris est cicatrix, et homo mundus erit
-33 Radetur homo absque loco maculæ
-37 Noverit hominem sanatum esse
-39 Sciat non esse lepram, sed.... hominem mundum
14- 8 Cumque laverit homo vestimenta sua
-11 Cumque sacerdos purificans hominem
-20 Et homo rite mundabitur
15- 5 Si quis hominum tetigerit lectum ejus
- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit
-33 Et hominis qui dormierit cum ea
16-17 Nullus hominum sit in tabernaculo
-21 Emittet illum per hominem paratum
17- 3 Homo quilibet de domo Israël, si occiderit
- 8 Homo de domo Israël, et de advenis
-10 Homo quilibet de domo Israël,et de advenis
-13 Homo quicumque de filiis Israël, et de adv.
18- 5 Quæ faciens homo, vivet in eis
- 6 Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet
19-20 Homo si dormierit cum muliere coïtu seminis
20- 2 Homo de filiis Israël, et de advenis
- 4 Quod si negligens populus... dimiserit hominem qui dederit de semine suo Moloch
- 5 Ponam faciem meam super hominem illum
21-17 Homo de semine tuo per familias qui habuerit maculam

Levit. 22- 3 Omnis homo, qui accesserit de stirpe vestra
- 4 Homo de semine Aaron, qui fuerit leprosus
-18 Homo de domo Israël, et de advenis
-21 Homo qui obtulerit victimam pacificorum
24-15 Homo qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum suum
-17 Qui percusserit, et occiderit hominem
-21 Qui percusserit hominem, punietur
25-10 Revertetur homo ad possessionem suam
27- 2 Homo qui votum fecerit, et spoponderit
-14 Homo si voverit domum suam, et sanctif.
-28 Sive homo fuerit, sive animal, sive ager
-29 Omnis consecratio, quæ offertur ab homine
Num. 3-13 In Israël ab homine usque ad pecus, mei sunt
5- 6 Peccatis, quæ solent hominibus accidere
8-17 Tam ex hominibus, quam ex jumentis
9- 6 Quidam immundi super anima hominis
- 7 Immundi sumus super anima hominis
-10 Homo qui fuerit immundus super anima
12- 3 Moyses vir mitissimus super om. homines
14-15 Quod occideris tantam multitudinem quasi unum hominem, et dicant
-22 Omnes homines qui viderunt majestatem
15-32 Cum... invenissent hominem colligentem ligna in die sabbati
-35 Morte moriatur homo iste, obruat eum
16-26 Recedite a tabernaculis hominum impiorum
-29 Si consueta hominum morte interierint
-49 Quatuordecim millia hominum et septing.
18-15 Sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit Ita duntaxat, ut pro hominis primogenito pretium accipias
19-11 Qui tetigerit cadaver hominis
-14 Ista est lex hominis qui moritur in tabern.
-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hominis
-18 Cum homo mundus tinxerit hyssopum Homines hujuscemodi contagione pollutos
22- 9 Quid sibi volunt homines isti apud te?
-20 Si vocare te venerunt homines isti, surge
23-19 Non est Deus quasi homo, ut mentiatur : nec ut filius hominis, ut mutetur
24- 3 Dixit homo, cujus obturatus est oculus
-15 Dixit homo, cujus obturatus est oculus
25- 9 Occisi sunt viginti quatuor millia hominum
27- 8 Homo, cum mortuus fuerit absque filio
-16 Provideat Dominus Deus... hominem
31-11 Tam ex hominibus quam ex jumentis
-19 Qui occiderit hominem, vel occisum tetigerit
-26 Quæ capta sunt, ab homine usque ad pecus
-28 Tam ex hominibus quam ex bobus et asinis
-30 Accipies quinquagesimum caput hominum
-35 Animæ hominum sexus fœminei
-40 De animabus hominum sedecim millibus
-46 Et de hominibus sedecim millibus
32-11 Si videbunt homines isti, qui ascenderunt
-14 Et alumni hominum peccatorum
35-20 Si per odium quis hominem impulerit
36- 3 Si alterius tribus homines uxores acceperint
- 6 Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus
Deut. 1-31 Ut solet homo gestare parvulum filium suum
-35 Non videbit quispiam de hominibus generationis hujus pessimæ terram bonam
2-14 Omnis generatio hominum bellatorum
4-28 Diis, qui hominum manu fabricati sunt
-32 Ex die quo creavit Deus hominem
5-24 Et probavimus hodie, quod loquente Deo cum homine, vixerit homo
7-14 Tam in hominibus quam in gregibus tuis
8- 3 Quod non in solo pane vivat homo
- 5 Quia sicut erudit filium suum homo
17-12 Et decreto judicis morietur homo ille
-15 Non poteris alterius gentis hominem regem facere
19-16 Si steterit testis mendax contra hominem
20- 5 Quis est homo qui ædificavit domum novam
- 6 Quis est homo qui plantavit vineam Ne forte... alius homo ejus fungatur officio
- 7 Quis est homo qui despondit uxorem Ne... et alius homo accipiat eam
- 8 Quis est homo formidolosus et corde pavido
-19 Quoniam lignum est, et non homo
21- 1 Quando inventum.. hominis cadaver occisi
-15 Si habuerit homo uxores duas, unam dilect.
-18 Si genuerit homo filium contumacem
-22 Quando peccaverit homo quod morte plectendum est
22-30 Non accipiet homo uxorem patris sui
23-10 Si fuerit inter vos homo, qui nocturno pollutus sit somnio
24- 1 Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam
- 5 Cum acceperit homo nuper uxorem

Deut. 24- 7 Si deprehensus fuerit homo sollicitans fratr.
25- 9 Sic fiet homini qui non ædificat domum fratris sui
27-15 Maledictus homo qui facit sculptile
28-54 Homo delicatus in te, et luxuriosus valde
29-20 Et zelus contra hominem illum
32-25 Vastabit eos gladius... lactentem cum homine sene
-26 Cessare faciam ex hominibus memoriam
33- 1 Hæc est benedictio, qua benedixit Moyses, homo Dei, filiis Israël
34- 6 Non cognovit homo sepulcrum ejus
Josue. 7- 5 Corruerunt ex eis triginta sex homines
8-25 Duodecim millia hominum, omnes urbis Haï
10-14 Obediente Domino voci hominis
11-14 Cunctis hominibus interfectis
14- 6 Nosti quid locutus sit Dominus ad Moysen hominem Dei
22-20 Et ille erat unus homo, atque utinam solus periisset in scelere suo
Judic. 1-24 Viderunt hominem egredientem de civitate
-25 Hominem autem illum, et omnem cognationem ejus dimiserunt
6- 5 Innumera multitudo hominum et camelor.
-27 Timens autem... et homines illius civitatis
8-21 Quia juxta ætatem robur est hominis
9- 9 Qua et dii utuntur et homines
-13 Quod lætificat Deum et homines
-36 Umbras montium vides quasi capita hominum
-49 Ut fumo et igne mille homines necarentur
16- 7 Infirmus ero ut cæteri homines
-11 Infirmus ero et aliorum hominum similis
-17 Et deficiam, eroque sicut cæteri homines
17-11 Acquievit, et mansit apud hominem
18- 7 Procul a Sidone atque a cunctis hominibus separatum
-28 Cum nullo hominum haberent quidquam societatis
19- 4 Et amplexatus est hominem
-16 Ecce, apparuit homo senex, revertens de agro Homines a. regionis illius erant filii Jemini
-17 Vidit senex sedentem hominem cum sarcinulis
-24 Habeo filiam virginem, et hic homo habet concubinam
-25 Quod cernens homo, eduxit ad eos concubinam suam
-27 Mane facto,surrexit homo,et aperuit ostium
20- 5 Et ecce homines civitatis illius circumdeder.
- 8 Quasi unius hominis sermone respondit
-11 Quasi homo unus, eadem mente
-13 Tradite homines de Gabaa, qui hoc flagitium perpetrarunt
Ruth. 1- 1 Abiitque homo de Bethlehem Juda
2- 1 Homo potens, et magnarum opum
-20 Rursumq. ait : Propinquus noster est homo
3- 3 Non te videat homo, donec esum potumque finierit
- 8 Et ecce, nocte jam media expavit homo
-14 Antequam homines se cognoscerent mutuo
-16 Narravitq. ei omnia quæ sibi fecisset homo
-18 Neque e. cessabit homo nisi compleverit
4- 7 Solvebat homo calceament. suum, et dabat
1 Reg. 2-17 Quia retrahebant homines a sacrificio Dom.
-26 Et placebat tam Domino quam hominibus
9- 7 Et sportulam non habemus, ut demus homini Dei
- 8 Demus homini Dei, ut indicet nobis viam
15-29 Neque enim homo est, ut agat pœnitentiam
16- 7 Nec juxta intuitum hominis ego judico : homo enim videt ea quæ parent
-16 Quærent hominem scientem psallere cithara
21-14 Vidistis hominem insanum: quare adduxistis
24-10 Quare audis verba hominum loquentium
25- 2 Et homo ille magnus nimis : erantq. ei oves
-15 Homines isti, boni satis fuerunt nobis
-29 Si..surrexerit aliquando homo persequens te
26-19 Si autem filii hominum, maledicti sunt
2 Reg. 1-13 Filius hominis advenæ Amalecitæ ego sum
4-11 Quanto magis nunc, cum homines impii interfecerunt virum innoxium
7-14 Arguam eum..et in plagis filiorum hominum
12- 4 Præparavit cibos homini qui venerat ad se
- 5 Iratus autem indignatione David adversus hominem illum nimis
15- 5 Cum accederet ad eum homo, ut salutaret
17- 3 Quomodo unus homo reverti solet
18-24 Elevans oculos, vidit hominem currentem
-26 Vidit speculator hominem alterum current. Ait : Apparet mihi alter homo currens solus
-28 Qui conclusit homines qui levaver. manus
20-21 Sed homo de monte Ephraim Seba

2 *Reg.* 21- 4 Neq. volumus ut interficiatur homo de Isr.
23- 3 Dominator hominum, justus dominator
-17 Num sanguinem hominum istorum..bibam?
24-14 Sed melius est ut incidam in manus Domini.. quam in manus hominum
3 *Reg.* 4-31 Et erat sapientior cunctis hominibus
7-36 Quasi in similitudinem hominis stantis
8-31 Si peccaverit homo in proximum suum
-38 Et imprecatio, quæ acciderit omni homini
-39 Nosti solus cor omnium filiorum hominum
-46 Non est enim homo qui non peccet
13- 2 Et ossa hominum super te incendet
- 4 Cumq. audisset rex sermonem hominis Dei
18-44 Quasi vestigium hominis ascendebat de mari
20-30 Et cecidit murus super viginti septem millia hominum
4 *Reg.* 1- 9 Ait : Homo Dei, rex præcepit ut descendas
-10 Si homo Dei sum, descendat ignis de cœlo
-11 Homo Dei, hæc dicit rex : Festina, descende
-12 Si homo Dei ego sum, descendat ignis
-13 Homo Dei, noli despicere animam meam
4- 7 Venit autem illa, et indicavit homini Dei
-21 Collocavit eum super lectulum hominis Dei
-22 Ut excurram usque ad hominem Dei
-27 Et ait homo Dei : Dimitte illam
-29 Si occurrerit tibi homo, non salutes eum
5- 7 Misit ad me, ut curem hominem a lepra sua
-26 Quando reversus est homo de curru suo
6- 6 Dixit autem homo Dei : Ubi cecidit?
7-10 Et nullum ibidem reperimus hominem
8- 2 Surrexit, et fecit juxta verbum hominis Dei
9-11 Ait eis : Nostis hominem, et quid locutus sit
10-24 Quicumque fugerit de hominibus his
12-15 Non fiebat ratio iis hominibus, qui accipiebant
13-21 Quidam autem sepelientes hominem
Revixit homo, et stetit super pedes suos
18-21 Super quem si incubuerit homo
19-18 Non e. erant dii, sed opera manuum homin.
23-17 Sepulcrum est hominis Dei, qui venit de Juda
1 *Par.* 5-21 Et animas hominum centum millia
17-17 Fecisti me spectabilem super om. homines
20- 6 Sed et aliud bellum accidit in Geth, in quo fuit homo longissimus
21-13 Quia multæ sunt miserationes ejus, quam in manus hominum
23-14 Moysi quoque hominis Dei filii annumerati sunt in tribu Levi
29- 1 Neque e. homini præparatur habitatio, sed Deo
2 *Par.* 6-18 Ergo-ne credibile est ut habitet Deus cum hominibus super terram?
-30 Tu e. solus nosti corda filiorum hominum
-36 Neque enim est homo qui non peccet
8-14 Sic enim præceperat David homo Dei
11- 2 Factusque est sermo Domini ad Semeiam hominem Dei
14-11 Deus noster tu es, non prævaleat contra te homo
19- 6 Non enim hominis exercetis judicium
25- 7 Venit autem homo Dei ad illum, et ait
- 9 Dixitque Amasias ad hominem Dei
Et respondit ei homo Dei
26-10 Erat quippe homo agriculturæ deditus
30-16 Juxta dispositionem et legem Moysi hominis Dei
32-19 Adversum deos...opera manuum hominum
1 *Esdr.* 5- 4 Quæ essent nomina hominum auctorum
6-11 Omnis homo qui hanc mutaverit jussionem
2 *Esdr.* 2-10 Quod venisset homo, qui quæreret prosperitatem
9-29 Quæ faciet homo, et vivet in eis
Tobiæ. 3-20 Non est enim in hominis potestate consilium tuum
9- 1 Quem quidem hominem existimabat
11-19 Quæ fecisset circa eum per hominem qui eum duxerat
12-19 Potu, qui ab hominibus videri non potest, utor
14-17 Ita ut accepti essent tam Deo, quam hominibus
Judith. 5-14 In quibus numquam homo habitare potuit, vel filius hominis requievit
-27 Homines inermes, et sine virtute, et sine peritia
6- 3 Cum percusserimus eos omnes sicut hominem unum
8-15 Non enim quasi homo, sic Deus comminabitur, neque sicut filius hominis ad iracundiam inflammabitur
11- 5 Quoniam non solum homines serviunt illi
13-25 Ut non recedat laus tua de ore hominum
Esth. 6- 7 Respondit : Homo, quem rex honorare cupit
11- 3 Homo Judæus, qui habitabat in urbe Susis
Esth. 13- 5 Adversus omne hominum genus perversis
- 7 Ut nefarii homines uno die ad inferos descendentes
-14 Timui ne honorem Dei mei transferrem ad hominem
16-24 Ut non solum hominibus, sed etiam bestiis
Job. 1- 8 Homo simplex, et rectus, ac timens Deum
2- 4 Cuncta quæ habet homo, dabit pro anima
3- 3 Nox in qua dictum est : Conceptus est homo
4-13 Quando solet sopor occupare homines
-17 Numquid homo, Dei comparatione justificabitur?
5- 7 Homo nascitur ad laborem, et avis ad volatum
-17 Beatus homo, qui corripitur a Deo
7- 1 Militia est vita hominis super terram
- 8 Nec aspiciet me visus hominis
-17 Quid est homo, quia magnificas eum?
-20 Peccavi, quid faciam tibi, o custos hominum
9- 2 Vere scio... et quod non justificetur homo compositus Deo
10- 4 Aut sicut videt homo, et tu videbis
- 5 Numquid sicut dies hominis dies tui
11- 3 Tibi soli tacebunt homines?
-11 Ipse enim novit hominum vanitatem
12- 2 Ergo vos estis soli homines
-10 Et spiritus universæ carnis hominis
-14 Si incluserit hominem, nullus est qui aperiat
13- 9 Aut decipietur ut homo, vestris fraudulentiis?
14- 1 Homo natus de muliere, brevi vivens tempore
- 5 Breves dies hominis sunt
-10 Homo vero cum mortuus fuerit et nudatus
-12 Sic homo cum dormierit, non resurget
-14 Putas-ne mortuus homo rursum vivat?
-19 Et hominem ergo similiter perdes
15- 7 Numquid primus homo tu natus es?
-14 Quid est homo, ut immaculatus sit?
-16 Quanto magis abominabilis et inutilis homo
16-22 Quomodo judicatur filius hominis cum collega suo
20- 4 Ex quo positus est homo super terram
-29 Hæc est pars hominis impii a Deo
21- 4 Numquid contra hominem disputatio mea
-33 Et post se omnem hominem trahet
22- 2 Numquid Deo potest comparari homo
24- 7 Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes
25- 4 Numquid justificari potest homo comparatus Deo?
- 6 Quanto magis homo putredo, et filius hominis vermis?
27-13 Hæc est pars hominis impii apud Deum
28- 4 Quos oblitus est pes egentis hominis
-13 Nescit homo pretium ejus, nec invenitur
-28 Et dixit homini : Ecce timor Domini, ipsa est sapientia
31-33 Si abscondi quasi homo peccatum meum
32- 8 Sed, ut video, Spiritus est in hominibus
-13 Invenimus sapientiam, Deus projecit eum, non homo
-21 Et Deum homini non æquabo
33-12 Respondebo tibi, quia major sit Deus homine
-15 Quando irruit sopor super homines
-17 Ut avertat hominem ab his quæ facit
-23 Ut annuntiet hominis æquitatem
-26 Reddet homini justitiam suam
-27 Respiciet homines, et dicet : Peccavi, et vere deliqui
34-11 Opus enim hominis reddet ei
-15 Et homo in cinerem revertetur
-21 Oculi enim ejus super vias hominum
-23 Neque enim ultra in hominis potestate est
-29 Quis est qui contempletur eum.... super omnes homines?
-30 Qui regnare facit hominem hypocritam
-36 Ne desinas ab homine iniquitatis
35- 8 Homini, qui similis tui est, nocebit impietas tua
Et filium hominis adjuvabit justitia tua
36-25 Omnes homines vident eum, unusquisque intuetur procul
37- 7 Qui in manu omnium hominum signat
-20 Etiam si locutus fuerit homo, devorabitur
38-26 Ut plueret super terram absque homine in deserto
-36 Quis posuit in visceribus hominis sapientiam?
Psal. 4- 3 Filii hominum, usquequo gravi corde?
8- 5 Quid est homo, quod memor es ejus
Aut filius hominis, quoniam visitas eum?
9-20 Exurge, Domine, non confortetur homo
-21 Ut sciant gentes quoniam homines sunt
Ps. H. 10-18 Ut non apponat ultra magnificare se homo super terram
10- 5 Palpebræ ejus interrogant filios hominum
11- 2 Quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum
- 9 Secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum
13- 2 Dominus de cœlo prospexit super filios hominum
16- 4 Ut non loquatur os meum opera hominum
20-11 Et semen eorum a filiis hominum
21- 7 Ego autem sum vermis, et non homo
Opprobrium hominum, et abjectio plebis
24-12 Quis est homo qui timet Dominum?
30-20 Perfecisti eis, qui sperant in te, in conspectu filiorum hominum
-21 Abscondes eos... a conturbatione hominum
32-13 Vidit omnes filios hominum
33-13 Quis est homo qui vult vitam
35- 7 Homines, et jumenta salvabis, Domine
- 8 Filii autem hominum, in tegmine alarum tuarum sperabunt
36- 7 Noli æmulari... in homine faciente injustitias
-23 Apud Dominum gressus hominis dirigentur
-37 Quoniam sunt reliquiæ homini pacifico
37-15 Et factus sum sicut homo non audiens
38- 6 Verumtamen universa vanitas, omnis homo vivens
- 7 Verumtamen in imagine pertransit homo
-12 Propter iniquitatem corripuisti hominem
Verumtamen vane conturbatur omnis homo
40-10 Etenim homo pacis meæ in quo speravi
42- 1 Ab homine iniquo et doloso erue me
44- 3 Speciosus forma præ filiis hominum
48- 3 Quique terrigenæ, et filii hominum
- 8 Frater non redimit, redimet homo
-13 Homo, cum in honore esset, non intellexit
-17 Ne timueris cum dives factus fuerit homo
-21 Homo, cum in honore esset, non intellexit
51- 9 Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem suum
52- 3 Deus de cœlo prospexit super filios hominum
- 6 Dissipavit ossa eor. qui hominibus placent
54-14 Tu vero homo unanimis, dux meus
55- 2 Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo
-11 Non timebo quid faciat mihi homo
56- 5 Filii hominum, dentes eorum arma et sagittæ
57- 2 Recta judicate, filii hominum
-12 Et dicet homo : Si utique est fructus justo
59-13 Da nobis auxilium de tribulatione : quia vana salus hominis
61- 4 Quousque irruitis in hominem?
-10 Verumtamen vani filii hominum, mendaces filii hominum in stateris
63- 7 Accedet homo ad cor altum
-10 Et timuit omnis homo
65- 5 Terribilis in consiliis super filios hominum
-12 Imposuisti homines super capita nostra
67-19 Accepisti dona in hominibus
72- 5 In labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellabuntur
75-11 Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi
77-25 Panem Angelorum manducavit homo
-60 Ubi habitavit in hominibus
79-16 Super filium hominis, quem confirmasti tibi
-18 Super filium hominis, quem confirmasti tibi
81- 7 Vos autem sicut homines moriemini
83-13 Domine virtutum, beatus homo qui sperat
86- 5 Numquid Sion dicet : Homo, et homo natus est in ea
87- 5 Factus sum sicut homo sine adjutorio
88-48 Numquid enim vane constituisti omnes filios hominum?
-49 Quis est homo, qui vivet, et non videbit
89- 1 Oratio Moysi hominis Dei
- 3 Ne avertas hominem in humilitatem : et dixisti : Convertimini, filii hominum
93-10 Non arguet : qui docet hominem scientiam?
-11 Dominus scit cogitationes hominum
-12 Beatus homo, quem tu erudieris, Domine
102-15 Homo, sicut fœnum dies ejus, tanquam flos
103-14 Producens... herbam servituti hominum
-15 Et vinum lætificet cor hominis
Et panis cor hominis confirmet
-23 Exibit homo ad opus suum
104-14 Non reliquit hominem nocere eis
106- 8 Et mirabilia ejus filiis hominum
-15 Et mirabilia ejus filiis hominum
-21 Et mirabilia ejus filiis hominum
-31 Et mirabilia ejus filiis hominum

Psal. 107-13 Da nobis auxilium de tribulatione : quia vana salus hominis
108-17 Persecutus est hominem inopem, et mendicum
111- 5 Jucundus homo qui miseretur et commodat
113- 4 Arg. et aurum, opera manuum hominum
-16 Terram autem dedit filiis hominum
115-11 Ego dixi in excessu meo : Omnis homo mendax
117- 6 Non timebo quid faciat mihi homo
- 8 Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine
118-134 Redime me a calumniis hominum
123- 2 Cum exurgerent homines in nos
127- 4 Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dom.
134- 8 Qui percussit primogenita Ægypti ab homine usque ad pecus
-15 Arg. et aurum, opera manuum hominum
139- 2 Eripe me, Domine, ab homine malo
- 5 Et ab hominibus iniquis eripe me
140- 4 Cum hominibus operantibus iniquitatem
143- 3 Domine, quid est homo, quia innotuisti ei? aut filius hominis, quia reputas eum?
- 4 Homo vanitati similis factus est
144-12 Ut notam faciant filiis hominum potentiam
145- 3 In filiis hominum, in quibus non est salus
146- 8 Qui producit in montibus fœnum, et herbam servituti hominum
Prov. 2-12 Ut eruaris a via mala, et ab homine, qui perversa loquitur
3- 4 Et invenies gratiam, et disciplinam bonam, coram Deo et hominibus
-13 Beatus homo, qui invenit sapientiam
-30 Ne contendas adversus hominem frustra
-31 Ne æmuleris hominem injustum
5-21 Respicit Dominus vias hominis
6-12 Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso
-27 Numquid potest homo abscondere ignem
8- 4 Ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum
-31 Et deliciæ meæ, esse cum filiis hominum
-34 Beatus homo qui audit me, et qui vigilat
11- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
12- 3 Non roborabitur homo ex impietate
-23 Homo versutus celat scientiam
-27 Et substantia hominis erit auri pretium
13- 2 De fructu oris sui homo satiabitur bonis
14-12 Est via quæ videtur homini justa
15-11 Quanto magis corda filiorum hominum?
-20 Et stultus homo despicit matrem suam
-23 Lætatur homo in sententia oris sui
16- 1 Hominis est animam præparare
- 2 Omnes viæ hominis patent oculis ejus
- 7 Cum placuerint Domino viæ hominis
- 9 Cor hominis disponit viam suam
-25 Est via quæ videtur homini recta
-28 Homo perversus suscitat lites
17-18 Stultus homo plaudet manibus
18-12 Antequam conteratur, exaltatur cor hominis
-16 Donum hominis dilatat viam ejus
19- 3 Stultitia hominis supplantat gressus ejus
- 7 Fratres hominis pauperis oderunt eum
-22 Homo indigens misericors est
20- 3 Honor est homini, qui separat se a contentionibus
- 5 Sed homo sapiens exhauriet illud
- 6 Multi homines misericordes vocantur
-17 Suavis est homini panis mendacii
-24 Quis autem hominum intelligere potest
-25 Ruina est homini devorare sanctos
-27 Lucerna Domini spiraculum hominis
21-20 Et imprudens homo dissipabit illud
22-24 Noli esse amicus homini iracundo
23- 6 Ne comedas cum homine invido
24- 9 Et abominatio hominum detractor
-12 Reddetque homini juxta opera sua
-30 Per agrum hominis pigri transivi
25-18 Sagitta acuta, homo qui loquitur contra proximum
26-12 Vidisti hominem sapientem sibi videri?
-21 Sic homo iracundus suscitat rixas
27-17 Et homo exacuit faciem amici sui
-19 Sic corda hominum manifesta sunt prudentibus
-20 Similiter et oculi hominum insatiabiles
-21 Sic probatur homo ore laudantis
28- 2 Et propter hominis sapientiam... vita ducis longior erit
-12 Regnantibus impiis ruinæ hominum
-14 Beatus homo, qui semper est pavidus
-17 Hominem, qui calumniatur animæ sanguinem
-23 Qui corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum

Prov. 28-28 Cum surrexerint impii, abscondentur homines
29- 5 Homo, qui blandis fictisque sermonibus loquitur amico suo
- 8 Homines pestilentes dissipant civitatem
-20 Vidisti hominem velocem ad loquendum?
-25 Qui timet hominem, cito corruet
30- 2 Et sapientia hominum non est mecum
-14 Ut comedat inopes de terra, et pauperes ex hominibus
Eccle. 1- 3 Quid habet amplius homo de universo labore suo
- 8 Non potest eas homo explicare sermone
-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum
2- 3 Donec viderem quid esset utile filiis hominum
- 8 Et delicias filiorum hominum, scyphos
-12 Quid est, inquam, homo, ut sequi possit regem
-21 Homini otioso quæsita dimittit
-22 Quid enim proderit homini de universo labore suo?
-26 Homini bono in conspectu suo dedit Deus sapientiam
3- 9 Quid habet amplius homo de labore suo?
-10 Vidi afflictionem, quam dedit Deus filiis hominum
-11 Ut non inveniat homo opus
-13 Omnis enim homo, qui comedit et bibit
-18 Dixi in corde meo de filiis hominum
-19 Idcirco unus interitus est hominis
Sicut moritur homo, sic et illa moriuntur
Et nihil habet homo jumento amplius
-22 Et deprehendi nihil esse melius quam lætari hominem in opere suo
4- 4 Contemplatus sum omnes labores hominum
5-18 Et omni homini, cui dedit Deus divitias
6- 1 Et quidem frequens apud homines
- 2 Sed homo extraneus vorabit illud
- 7 Omnis labor hominis in ore ejus
-10 Et scitur quod homo sit, et non possit contra
7- 1 Quid necesse est homini majora se quærere
- 3 In illa e. finis cunctorum admonetur hominum
-15 Ut non inveniat homo contra eum justas querimonias
-21 Non est enim homo justus in terra
-30 Inveni, quod fecerit Deus hominem rectum
8- 1 Sapientia hominis lucet in vultu ejus
- 6 Et opportunitas, et multa hominis afflictio
- 8 Non est in hominis potestate prohibere spiritum
- 9 Dominatur homo homini in malum suum
-11 Absque timore ullo filii hominum perpetrant mala
-15 Quod non esset homini bonum sub sole
-16 Est homo, qui diebus et noctibus somnum non capit oculis
-17 Et intellexi, quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem
9- 1 Nescit homo, utrum amore an odio dignus sit
- 3 Corda filiorum hominum implentur malitia
-12 Nescit homo finem suum : sed sicut pisces sic capiuntur homines in tempore malo
-15 Et nullus deinceps recordatus est hominis illius pauperis
10-14 Ignorat homo, quid ante se fuerit
11- 8 Si annis multis vixerit homo
12- 5 Quoniam ibit homo in domum æternitatis
-13 Hoc est enim omnis homo
Cant. 8- 7 Si dederit homo omnem substantiam domus
Sap. 2- 1 Et non est refrigerium in fine hominis
-23 Deus creavit hominem inexterminabilem
3- 4 Et si coram hominibus tormenta passi sunt
4- 1 Apud Deum nota est, et apud homines
- 8 Cani autem sunt sensus hominis
6-25 Talis homo non erit particeps sapientiæ
7- 1 Sum quidem et ego mortalis homo
-14 Infinitus enim thesaurus est hominibus
-20 Vim ventorum, et cogitationes hominum
8- 7 Quibus utilius nihil est in vita hominibus
9- 2 Et sapientia tua constituisti hominem
- 5 Homo infirmus, et exigui temporis
- 6 Nam et si quis erit consummatus inter filios hominum
-13 Quis e. hominum poterit scire consilium Dei?
-18 Et quæ tibi placent didicerint homines?
10- 8 Sed et insipientiæ suæ reliquerunt hominibus memoriam
11-24 Omnia potes, et dissimulas peccata hominum
12- 5 Comestores viscerum hominum, et devorat.
- 8 Sed et his tanquam hominibus pepercisti
-12 Quis... veniet vindex iniquorum hominum?

Sap. 13- 1 Vani a. sunt omnes homines, in quibus
-20 Qui appell. deos opera manuum hominum
-13 Et assimilet illud imagini hominis
14- 5 Exiguo ligno credunt homines animas suas
-11 Et in tentationem animabus hominum
-14 Supervacuitas enim hominum advenit
-15 Illum, qui tunc quasi homo mortuus fuerat
-17 Et hos quos in palam homines honorare non poterant
-20 Multitudo autem hominum abducta per speciem operis, eum, qui ante tempus tanquam homo honoratus fuerat
-21 Affectui, aut regibus deservientes homines
15- 4 Non enim in errorem induxit nos hominum malæ artis excogitatio
-16 Homo enim fecit illos
Nemo enim sibi similem homo poterit deum fingere
16-14 Homo autem occidit quidem per malitiam
-26 Non nativitatis fructus pascunt homines
18-11 Et popularis homo regi similia passus
-21 Properans e. homo sine querela deprecari
Eccli. 1-37 Ne fueris hypocrita in conspectu hominum
2- 6 Homines vero receptibiles in camino humil.
-11 Respicite, filii, nationes hominum
-22 Incidemus in manus Domini, et non in manus hominum
3-13 Gloria enim hominis ex honore patris sui
-19 Et super hominum gloriam diligeris
-25 Plurima enim super sensum hominum ostensa sunt tibi
4-31 Et ne subjicias te omni homini pro peccato
6- 5 Et lingua eucharis in bono homine abundat
-21 Quam aspera est nimium sapientia indoctis hominibus
7-12 Non irrideas hominem in amaritudine
-27 Trade filiam... et homini sensato da illam
8- 1 Non litiges cum homine potente
- 4 Non litiges cum homine linguato
- 5 Non communices homini indocto
- 6 Ne despicias hominem avertentem se a peccato
- 7 Ne spernas hominem in sua senectute
-15 Noli fœnerari homini fortiori te
-22 Non omni homini cor tuum manifestes
9-18 Longe abesto ab homine potestatem habente
-25 Terribilis est in civitate sua homo linguosus
10- 5 In manu Dei prosperitas hominis
- 7 Odibilis coram Deo est et hominibus superbia
-13 Cum enim morietur homo, hæreditabit serpentes, et bestias, et vermes
-14 Initium superbiæ hominis, apostatare a Deo
-22 Non est creata hominibus superbia
-23 Semen hominum honorabitur hoc
-26 Noli despicere hominem justum pauperem
-33 Et est homo qui honorificatur propter substantiam suam
11- 2 Neque spernas hominem in visu suo
-11 Est homo laborans, et festinans, et dolens
-12 Est homo marcidus, egens recuperatione
-29 Et in fine hominis denudatio operum illius
-30 Ante mortem ne laudes hominem quemq.
-31 Non omnem hominem inducas in domum t.
-34 Homo vero peccator sanguini insidiatur
13-19 Sic et omnis homo (*diligit*) proximum sibi
-20 Et omnis homo simili sui sociabitur
-22 Quæ communicatio sancto homini ad canem?
-31 Cor hominis immutat faciem illius
14- 3 Et homini livido ad quid aurum?
15- 7 Homines stulti non apprehendent illam, et homines sensati obviabunt illi, homines stulti non videbunt eam
-12 Non enim necessarii sunt ei homines impii
-14 Deus ab initio constituit hominem
-18 Ante hominem vita et mors, bonum et malum
-20 Et ipse agnoscit omnem operam hominis
16-13 Hominem secundum opera sua judicat
-21 Procellam, quam nec oculus videbit hominis
17- 1 Deus creavit de terra hominem
-18 Et gratiam hominis quasi pupillam conservabit
-29 Nec enim omnia possunt esse in hominibus
Quoniam non est immortalis filius hominis
-31 Omnes homines terra et cinis
18- 6 Cum consummaverit homo, tunc incipiet
- 7 Quid est homo, et quæ est gratia illius?
- 8 Numerus dierum hominum ut multum centum anni
-12 Miseratio hominis circa proximum suum
-17 Sed utraque cum homine justificato
-23 Noli esse quasi homo qui tentat Deum

Eccli. 18-27 Homo sapiens in omnibus metuet
19-21 Melior est homo, qui minuitur sapientia
-27 Et ingressus hominis enuntiant de illo
20- 7 Homo sapiens tacebit usque ad tempus
-16 Cras expetit : odibilis est homo hujusmodi
-21 Homo acharis quasi fabula vana
-26 Opprobrium nequam in homine mendacium
-28 Mores hominum mendacium sine honore
-29 Et homo prudens placebit magnatis
-33 Quam homo qui abscondit sapientiam
21- 3 Dentes leonis, dentes ejus interficientes animas hominum
-25 Et homo peritus confundetur a persona potentis
-27 Stultitia hominis auscultare per ostium
22-18 Massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem
23-20 Homo assuetus in verbis improperii
-23 Homo nequam in ore carnis suæ non desinet
-24 Homini fornicario omnis panis dulcis
-25 Omnis homo qui transgreditur lectum suum
-27 Quoniam expellit a se timorem Dei hujusmodi hominis timor, et oculi hominum timentes illum
-28 Circumspicientes omnes vias hominum
Et hominum corda intuentes in absconditas partes
25- 1 Quæ sunt probata coram Deo, et hominibus
- 9 Et decimum dicam in lingua hominibus
-10 Homo, qui jucundatur in filiis, vivens
-27 Sic mulier linguata homini quieto
27- 5 Sic aporia hominis in cogitatu illius
- 6 Et homines justos tentatio tribulationis
- 7 Sic verbum ex cogitatu cordis hominis
- 8 Hæc enim tentatio est hominum
-12 Homo sanctus in sapientia manet sicut sol
-20 Sicut enim homo, qui perdit amicum suum
28- 3 Homo homini reservat iram
- 4 In hominem similem sibi non habet misericordiam
-11 Homo enim iracundus incendit litem
-12 Secundum virtutem hominis, sic iracundia
29-28 Initium vitæ hominis, aqua et panis
-35 Gravia hæc homini habenti sensum
30-23 Jucunditas cordis hæc est vita hominis
31-19 Utere quasi homo frugi his quæ tibi apponunt
-22 Quam sufficiens est homini erudito vinum exiguum
-24 Somnus sanitatis in homine parco
-32 Æqua vita hominibus, vinum in sobrietate
32-21 Peccator homo vitabit correptionem
33- 3 Homo sensatus credit legi Dei
-10 Et omnes homines de solo, et ex terra
34- 3 Ante faciem hominis similitudo hominis
-25 Qui defraudat illum, homo sanguinis est
-31 Sic homo qui jejunat in peccatis suis
35-24 Donec reddat hominibus secund. actus suos
36-22 Et homo peritus resistet illi
-24 Et super omnem concupiscentiam hominis
-25 Non est vir illius secundum filios hominum
38- 6 Ad agnitionem hominum virtus illorum, et dedit hominibus scientiam Altissimus
39- 5 Bona enim et mala in hominibus tentabit
-31 Initium necessariæ rei vitæ hominum
40- 1 Occupatio magna creata est omnibus hominibus
- 8 Cum omni carne, ab homine usque ad pecus
41- 1 Homini pacem habenti in substantiis suis
- 3 Bonum est judicium tuum homini indigenti
-14 Luctus hominum in corpore ipsorum
-18 Melior est homo qui abscondit stultitiam suam, quam homo qui abscondit sapientiam suam
42- 1 Et invenies gratiam in conspectu omnium hominum
-12 Omni homini noli intendere in specie
-18 Abyssum, et cor hominum investigavit
44- 3 Homines magni virtute et prudentia sua
- 6 Homines divites in virtute
-27 Et conservavit illi homines misericordiæ
45- 1 Dilectus Deo et hominibus Moyses
-22 Circumdederunt illum homines in deserto
46-22 Non accepit, et non accusavit illum homo
47- 6 Et dedit in dextera ejus tollere hominem fortem in bello
49-17 Neque ut Joseph ; qui natus est homo
-19 Seth et Sem apud homines gloriam adepti
51-10 Respiciens eram ad adjutorium hominum
Isai. 2- 9 Et incurvavit se homo, et humiliatus est vir
-11 Oculi sublimes hominis humiliati sunt
-17 Et incurvabitur sublimitas hominum
-20 In die illa projiciet homo idola argenti sui

Isai. 2-22 Quiescite ergo ab homine, cujus spiritus in naribus ejus est
5-15 Et incurvabitur homo, et humiliabitur vir
6-11 Domus sine homine, et terra relinquetur
-12 Et longe faciet Dominus homines
7-13 Parum vobis est, molestos esse hominibus
-21 Nutriet homo vaccam boum, et duas oves
8- 1 Et scribe in eo stylo hominis
13- 7 Et omne cor hominis contabescet
-12 Pretiosior erit... homo mundo obrizo
17- 7 Inclinabitur homo ad Factorem suum
22- 6 Sumpsit pharetram, currum hominis equitis
24- 6 Et relinquentur homines pauci
29-13 Timuerunt me mandato hominum et doctr.
-19 Pauperes homines in sancto Israel exultabunt
-21 Qui peccare faciebant homines in verbo
30-17 Mille homines a facie terroris unius
31- 3 Ægyptus, homo, et non Deus
- 8 Et gladius non hominis vorabit eum
33- 8 Projecit civitates, non reputavit homines
36- 6 Cui si innixus fuerit homo, intrabit in manum ejus
37-19 Non enim erant dii, sed opera manuum hominum
38-11 Non aspiciam hominem ultra, et habitatorem quietis
41-12 Veluti consumptio, homines bellantes adversum te
43- 4 Ego dilexi te, et dabo homines pro te
44-11 Fabri enim sunt ex hominibus
-13 Fecit imaginem viri quasi speciosum hominem
-15 Et facta est hominibus in focum
47- 3 Ultionem capiam, et non resistet mihi homo
51- 7 Nolite timere opprobrium hominum
-12 Quis tu, ut timeres ab homine mortali, et a filio hominis
52-14 Et forma ejus inter filios hominum
56- 2 Beatus... filius hominis, qui apprehendet
58- 5 Per diem affligere hominem animam suam
Jerem. 2- 6 In qua non ambulavit vir, neque habitavit homo
4-25 Intuitus sum, et non erat homo
-29 Urbes derelictæ sunt, et non habitat in ei homo
9-22 Et cadet morticinum hominis quasi stercus
10-14 Stultus factus est omnis homo a scientia
-23 Scio, Domine, quia non est hominis via eju
16-20 Numquid faciet sibi homo deos ?
17- 5 Hæc dicit Dominus : Maledictus homo, qu confidit in homine
-16 Diem hominis non desideravi, tu scis
20-16 Sit homo ille ut sunt civitates, quas subvertit
21- 6 Homines et bestiæ pestilentia magna morientur
23- 9 Factus sum... quasi homo madidus a vino
27- 5 Ego feci terram, et homines, et jumenta
31-27 Seminabo domum Israël et domum Juda semine hominum
-30 Omnis homo, qui comederit uvam acerbam
32-20 Qui posuisti signa... in Isr., et in hominibus
-43 Eo quod non remanserit homo
33- 5 Et impleant eas cadaveribus hominum
-10 Eo quod non sit homo, nec jumentum
In civitatibus... quæ desolatæ sunt absque homine
-12 Adhuc erit in loco isto deserto absq. homine
35- 4 Hanan, filii Jegedeliæ hominis Dei
36-29 Cessare faciet ex illa hominem et jumentum
38- 4 Rogamus ut occidatur homo iste
Siquidem homo iste non quærit pacem
47- 2 Clamabunt homines, et ululabunt omnes
49-15 Dedi te in gentibus, contemptibilem inter homines
-18 Non habitabit ibi vir, et non incolet eam filius hominis
-33 Nec incolet eam filius hominis
50- 3 Non erit qui habitet in ea ab homine usque ad pecus
-40 Et non incolet eam filius hominis
51-14 Quon. replebo te hominibus quasi brucho
-17 Stultus factus est omnis homo a scientia
-43 Nec transeat per eam filius hominis
-62 Ne sit qui in eo habitet ab homine usque ad pecus
Thren. 3-33 Non enim... abjecit filios hominum
-36 Ut perverteret hominem in judicio suo
-39 Quid murmuravit homo vivens, vir pro peccatis
Baruc. 2- 3 Ut manducaret homo carnes filii sui
3 -18 Et aurum in quo confidunt homines
-38 Et cum hominibus conversatus est
6-13 Sceptrum autem habet ut homo, sicut judex

Baruc. 6-15 Sicut enim vas hominis confractum inutile efficitur
-25 Ostentantes ignobilitatem suam hominibus
-35 Hominem a morte non liberant
-36 Hominem cæcum ad visum non restituunt
De necessitate hominem non liberabunt
-50 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
-51 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
-63 Neque quidquam facere hominibus
-72 Melior est homo justus, qui non habet simulacra
Ezech. 1- 5 Aspectus eorum, similitudo hominis in eis
- 8 Et manus hominis sub pennis eorum
-10 Facies hominis, et facies leonis a dextris
-26 Similitudo quasi aspectus hominis desuper
2- 1 Fili hominis, sta super pedes tuos
- 3 Fili hominis, mitto ego te ad filios Israël
- 6 Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos
- 8 Tu a., fili hominis, audi quæcumq. loquor
3- 1 Fili hominis, quodcumque inveneris comede
- 3 Dixit ad me : Fili hominis, venter tuus comedet
- 4 Fili hominis, vade ad domum Israël
-10 Fili hominis, omnes sermones meos... assume in corde tuo
-17 Fili hominis, speculatorem dedi te domui
-25 Fili hominis, ecce data sunt super te vincula
4- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi laterem
-12 Et stercore, quod egreditur de homine, operies illud in oculis eorum
-16 Fili hominis : Ecce ego conteram baculum
5- 1 Tu, fili hominis, sume tibi gladium acutum
6- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad montes
7- 2 Et tu, fili hominis, hæc dicit Dominus Deus
8- 5 Fili hominis, leva oculos tuos ad viam Aquil.
- 6 Fili hominis, putas-ne, vides tu quid isti faciunt
- 8 Dixit ad me : Fili hominis, fode parietem
-12 Certe vides, fili hominis, quæ seniores domus Israël faciunt in tenebris
-15 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
-17 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
10- 8 Et apparuit in cherubim similitudo manus hominis subtus pennas eorum
-14 Et facies secunda, facies hominis
-21 Et similitudo manus hominis sub alis eorum
11- 2 Dixitque ad me : Fili hominis, hi sunt viri
- 4 Vaticinare de eis, vaticinare, fili hominis
-15 Fili hominis, fratres tui, fratres tui
12- 2 Fili hominis, in medio domus exasperantis tu habitas
- 3 Fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis
- 9 Fili hominis, numquid non dixerunt ad te
-18 Fili hominis, panem tuum in conturbatione comede
22 Fili hominis, quod est proverbium istud
-27 Fili hominis, ecce domus Israël dicentium
13- 2 Fili hominis, vaticinare ad prophetas Israël
-17 Et tu, fili hominis, pone faciem tuam contra
14- 3 Fili hominis, viri isti posuerunt immunditias
- 4 Homo, homo de domo Israël, qui posuerit
- 7 Quia homo, homo de domo Israël
- 8 Ponam faciem meam super hominem illum
-13 Fili hominis, terra cum peccaverit mihi
Et interficiam de ea hominem, et jumentum
-17 Et interfecero de ea hominem, et jumentum
-19 Ut auferam ex ea hominem, et jumentum
-21 Ut interficiam de ea hominem, et pecus
15- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis
16- 2 Fili hominis, notas fac Jerusalem abominationes suas
17- 2 Fili hominis, propone ænigma, et narra parabolam
18- 7 Et hominem non contristaverit
19- 3 Didicit capere prædam hominemque comedere
- 6 Et didicit prædam capere, et homines devorare
20- 3 Fili hominis, loquere senioribus Israël
- 4 Si judicas eos, si judicas, fili hominis
-11 Quæ faciens homo, vivet in eis
-13 Quæ faciens homo, vivet in eis
-21 Quæ cum fecerit homo, vivet in eis
-27 Loquere ad domum Israël, fili hominis
-46 Fili hominis, pone faciem tuam contra viam
21- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad Jerus.
- 6 Et tu, fili hominis, ingemisce in contritione
- 9 Fili hominis, propheta, et dices : Hæc dicit
-12 Clama, et ulula, fili hominis, quia hic factus est in populo meo
-14 Tu ergo, fili hominis, propheta, et percute
-19 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias
-28 Et tu, fili hominis, propheta, et dic
-31 Daboq. te in manus hominum insipientium
22- 2 Et tu, fili hominis, nonne judicas

Ezech. 22-18 Fili hominis, versa est mihi domus Israel
-24 Fili hominis, dic ei : Tu es terra immunda
23- 2 Fili hominis, duæ mulieres filiæ matris unius
-36 Fili hominis, numquid judicas Oollam
-42 Qui de multitudine hominum adducebantur
24- 2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei hujus
-16 Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile
-25 Et tu, fili hominis, ecce in die qua tollam
25- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra filios Ammon
-13 Et auferam de ea hominem et jumentum
26- 2 Fili hominis, pro eo quod dixit Tyrus
27- 2 Fili hominis, assume super Tyrum lamentum
28- 2 Fili hominis, dic principi Tyri : Hæc dicit
Cum sis homo, et non Deus, et dedisti cor
- 9 Cum sis homo, et non Deus, in manu occidentium te
-11 Fili hominis, leva planctum super regem Tyri
-21 Fili hominis, pone faciem t. contra Sidonem
29- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Pharaonem
- 8 Et interficiam de te hominem, et jumentum
-11 Non pertransibit eam pes hominis
-18 Fili hominis, Nabuchodonosor rex Babyl.
30- 2 Fili hominis, propheta, et dic : Hæc dicit
-21 Fili hominis, brachium Pharaonis regis Ægypti confregi
31- 2 Fili hominis, dic Pharaoni regi Ægypti
-14 In medio filiorum hominum, ad eos qui descendunt in lacum
32- 2 Fili hominis, assume lamentum super Phara.
-13 Et non conturbabit eas pes hominis ultra
-18 Fili hominis, cane lugubre super multitud.
33- 2 Fili hominis, loquere ad filios populi tui
- 7 Et tu, fili hominis, speculatorem dedi te
-10 Tu ergo, fil hominis, dic ad domum Israël
-12 Tu itaque, fili hominis, dic ad filios populi
-24 Fili hominis, qui habitant in ruinosis his
-30 Et tu, fili hominis : filii populi tui
34- 2 Fili hominis, propheta de pastoribus Israël
-31 Greges pascuæ meæ, homines estis
35- 2 Fili hominis, pone faciem tuam adversum montem Seir
36- 1 Fili hominis, propheta super montes Israël
-10 Et multiplicabo in vobis homines
-11 Et replebo vos hominibus, et jumentis
-12 Adducam super vos homines, populum
-13 Devoratrix hominum es, et suffocans gentem
-14 Propterea homines non comedes amplius
-17 Fili hominis, domus Israël habitaverunt
-37 Multiplicabo eos sicut gregem hominum
-38 Civitates desertæ, plenæ gregibus hominum
37- 3 Fili hominis, putas-ne vivent ossa ista ?
- 9 Vaticinare, fili hominis, et dices ad spiritum
-11 Fili hominis ossa hæc universa, domus Israël est
-16 Et tu, fili hominis, sume tibi lignum unum
38- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog
-14 Propterea vaticinare, fili hominis, et dices
-20 Cunctique homines qui sunt super faciem terræ
39- 1 Tu a., fili hominis, vaticinare adversum Gog
-15 Cumque viderint os hominis, statuent juxta
-17 Tu ergo, fili hominis, hæc dicit Dominus
40- 4 Ad me idem vir: Fili hominis, vide oculis tuis
41-19 Faciem hominis juxta palmam ex hac parte
43- 7 Dixit ad me : Fili hominis, locus solii mei
-10 Fili hominis, ostende domui Israel templum
-18 Fili hominis, hæc dicit Dominus Deus
44- 5 Fili hominis, pone cor tuum, et vide oculis t.
-25 Et ad mortuum hominem non ingredientur
47- 6 Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis
Dan. 2-10 Dixerunt : Non est homo super terram
-11 Quorum non est cum hominibus conversatio
-25 Inveni hominem de filiis transmigrat. Juda
-38 Et omnia in quibus habitant filii hominum
3-10 Ut omnis homo, qui audierit sonitum tubæ
-82 Benedicite, filii hominum, Domino
4-14 Quoniam dominatur Excelsus in regno hominum
Et humillimum hominem constituet super eum
-22 Ejicient te ab hominibus, et cum bestiis
Donec scias quod dominetur Excelsus super regnum hominum
-29 Et ab hominibus ejicient te, et cum bestiis
Quod dominetur Excelsus in regno hominum
-30 Nabuchodonosor, et ex hominibus abjectus est
5- 5 Quasi manus hominis scribentis
-21 Et a filiis hominum ejectus est

Dan. 5-21 Donec cognosceret quod potestatem haberet Altissimus in regno hominum
6- 7 Ut omnis qui petierit aliquam petitionem a quocumque deo et homine
-12 Ut omnis homo, qui rogaret quemquam de diis et hominibus, usque ad dies triginta
7- 4 Et super pedes quasi homo stetit, et cor hominis datum est ei
- 8 Oculi, quasi oculi hominis erant in cornu isto
-13 Cum nubibus cœli quasi filius hominis veniebat
8-17 Et ait ad me : Intellige, fili hominis
10-16 Quasi similitudo filii hominis tetigit labia mea
-18 Rursum ergo tetigit me quasi visio hominis
Osee. 9-12 Absque liberis eos faciam in hominibus
11- 9 Quoniam Deus ego, et non homo
13- 2 Dicunt : Immolate homines vitulos adorantes
Joel. 1-12 Quia confusum est gaudium a filiis hominum
Amos. 4-13 Et annuntians homini eloquium suum
Jonæ. 3- 7 Homines, et jumenta, et boves, et pecora non gustent quidquam
- 8 Et operiantur saccis homines et jumenta
4-11 Plus quam centum viginti millia hominum
Mich. 2-12 Tumultuabuntur a multitudine hominum
5- 5 Septem pastores, et octo primates homines
- 7 Et non præstolatur filios hominum
6- 8 Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum
7- 2 Et rectus in hominibus non est
- 6 Et inimici hominis domestici ejus
Habac. 1-14 Et facies homines quasi pisces maris
2- 8 Propter sanguinem hominis et iniquitatem
-17 Deterrebit eos de sanguinibus hominum
Soph. 1- 3 Congregans hominem et pecus
Et disperdam homines a facie terræ
-17 Et tribulabo homines, et ambulabunt ut cæci
Aggæi. 1-11 Et super homines, et super jumenta
2-13 Si tulerit homo carnem sanctificatam in ora
Zach. 2- 4 Præ multitudine hominum et jumentorum
8-10 Siquidem ante dies illos merces hominum non erat
Et dimisi omnes homines
-23 In quibus apprehendent decem homines
9- 1 Quia Domini est oculus hominis, et omnium
11- 6 Ecce ego tradam homines, unumquemque in manu proximi sui
12- 1 Et fingens spiritum hominis in eo
13- 5 Non sum propheta, homo agricola ego sum
Malac. 3- 8 Si affliget homo Deum, quia vos configitis me ?
1 Mac. 1-25 Et fecit cædem hominum, et locutus est
2- 8 Templum ejus sicut homo ignobilis
-38 Et pecora eorum usque ad mille animas hominum
-41 Omnis homo quicumque venerit ad nos
3-32 Reliquit Lysiam hominem nobilem
5-42 Dicens : Neminem hominum reliqueritis
6-58 Nunc itaque demus dextras hominibus istis
7-14 Homo sacerdos de semine Aaron venit
-38 Fac vindictam in homine isto, et exercitu
8-16 Committunt uni homini magistratum suum
9- 2 Et peremerunt animas hominum multas
11-48 Occiderunt in illa die centum millia hominum
12-54 Tollamus de hominibus memoriam eorum
2 Mac. 6-26 Nam, etsi in præsenti tempore suppliciis hominum eripiar
7-14 Potius est ab hominibus morti datos spem expectare a Deo
-16 Potestatem inter homines habens
-23 Creator, qui formavit hominis nativitatem
-28 Ex nihilo fecit illa Deus, et hominum genus
-34 O sceleste, et omn. hominum flagitiosissime
8-24 Interfecerunt super novem millia hominum
10- 4 Et non barbaris, ac blasphemis hominibus traderentur
11- 9 Non solum homines, sed et bestias ferocissimas
12- 5 Quam crudelitatem Judas in suæ gentis homines factam ut cognovit
Matth. 4- 4 Scriptum est : Non in solo pane vivit homo
-19 Et faciam vos fieri piscatores hominum
5-13 Nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus
-16 Sic luceat lux vestra coram hominibus
-19 Et docuerit sic homines, minimus vocabitur
6- 1 Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus
- 2 Sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus
- 5 Stantes orare, ut videantur ab hominibus
-14 Si enim dimiseritis hominibus peccata eor.
-15 Si autem non dimiseritis hominibus
-16 Ut appareant hominibus jejunantes

Matth. 6-18 Ne videaris hominibus jejunans, sed Patri t.
7- 9 Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem
-12 Quæcumque vultis ut faciant vobis homines
8- 9 Et ego homo sum sub potestate constitutus
-20 Filius aut. hominis non habet ubi caput reclinet
-27 Porro homines mirati sunt, dicentes
9- 6 Quia Filius hominis habet potestatem in terra
- 8 Qui dedit potestatem talem hominibus
- 9 Jesus vidit hominem sedentem in telonio
-32 Ecce obtulerunt ei hominem mutum
10-17 Cavete aut. ab hominibus. Tradent e. vos
-23 Donec veniat Filius hominis
-32 Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus
-33 Qui autem negaverit me coram hominibus
-35 Veni e. separare hominem adversus patrem
-36 Et inimici hominis, domestici ejus
11- 8 Sed quid existis videre ? hominem mollibus vestitum ?
-19 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicunt : Ecce homo vorax, et potator
12- 8 Dominus enim est Filius hominis etiam sabbati
-10 Et ecce homo manum habens aridam
-11 Quis erit ex vobis homo, qui habeat ovem
-12 Quanto magis melior est homo ove ?
-13 Tunc ait homini : Extende manum tuam
-31 Peccatum, et blasphemia remittetur hominibus
-32 Et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis
-35 Bonus homo de bono thesauro profert bona
Malus homo de malo thesauro profert mala
-36 Verbum otiosum, quod locuti fuerint homines
-40 Sic erit Filius hominis in corde terræ
-43 Cum autem immundus spiritus exierit ab homine
-45 Fiunt novissima hominis illius pejora prioribus
13-24 Simile factum est regnum cœlorum homini
-25 Cum a. dormirent homines, venit inimicus
-28 Et ait illis : Inimicus homo hoc fecit
-31 Quod accipiens homo seminavit in agro suo
-37 Qui seminat bonum semen, est Filius hominis
-41 Mittet Filius hominis Angelos suos
-44 Quem qui invenit homo, abscondit
-45 Iterum simile est regnum cœlorum homini negotiatori
-52 Similis est homini patrifamilias
15- 9 Docentes doctrinas et mandata hominum
-11 Non quod intrat in os, coinquinat hominem : sed quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem
-18 De corde exeunt, et ea coinquinant hominem
-20 Hæc eunt, quæ coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem
-38 Quatuor millia hominum, extra parvulos
16- 9 Quinque panum in quinque millia hominum
-10 Neque septem panum in quatuor millia hominum
-13 Quem dicunt homines esse Filium hominis ?
-23 Non sapis ea quæ Dei sunt, sed ea, quæ hominum
-26 Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur
Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua ?
-27 Filius enim hominis venturus est in gloria
-28 Donec videant Filium hominis venientem
17- 9 Donec Filius hominis a mortuis resurgat
-12 Sic et Filius hominis passurus est ab eis
-14 Accessit ad eum homo genibus provolutus
-21 Filius hominis tradendus est in manus hominum
18- 7 Væ homini illi, per quem scandalum venit
-11 Venit e. Filius hominis salvare quod perierat
23 Assimilatum est regnum cœlorum homini regi
19- 3 Si licet homini dimittere uxorem suam
- 4 Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio
- 5 Propter hoc dimittet homo patrem et matr.
- 6 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet
-10 Si ita est causa hominis cum uxore
-12 Sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus
-26 Dixit illis : Apud homines hoc impossibile est
-28 Cum sederit Filius hominis in sede majestatis

Matth. 20- 1 Simile est regnum cœlorum homini patrifamilias
-18 Et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum
-28 Sicut Filius hominis non venit ministrari
21-25 Baptismus Joannis unde erat? e cœlo, an ex hominibus?
-26 Si a. dixerimus, Ex hominibus, timemus
-28 Homo quidam habebat duos filios
-33 Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam
22- 2 Simile factum est regnum cœlorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo
-11 Vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali
-16 Non enim respicis personam hominum
23- 4 Et imponunt in humeros hominum
- 5 Opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus
- 7 Et salutationes in foro, et vocari ab hominibus Rabbi
-13 Quia clauditis regnum cœlorum ante homines
-27 Quæ a foris parent hominibus speciosa
-28 Et vos a foris quidem paretis hominibus justi
24-27 Ita erit et adventus Filii hominis
-30 Et tunc parebit signum Filii hominis in cœlo
Et videbunt Filium hominis venientem
-37 Ita erit et adventus Filii hominis
-39 Ita erit et adventus Filii hominis
-44 Quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est
25-14 Sicut enim homo peregre proficiscens
-24 Domine, scio quia homo durus es
-31 Cum a. venerit Filius hominis in majestate
26- 2 Et Filius hominis tradetur ut crucifigatur
-24 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo : væ autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur : bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille
-45 Et Filius hominis tradetur in manus peccatorum
-64 Amodo videbitis Filium hominis sedentem
-72 Quia non novi hominem
-74 Cœpit... jurare quia non novisset hominem
27-32 Exeuntes a. invenerunt hominem Cyren.
-57 Venit quidam homo dives ab Arimathæa
Marc. 1-17 Et faciam vos fieri piscatores hominum
-23 Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo
-25 Dicens : Obmutesce, et exi de homine
2-10 Quia Filius hominis habet potestatem in terra
-27 Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum
-28 Dominus est Filius hominis, etiam sabbati
3- 1 Et erat ibi homo habens manum aridam
- 3 Et ait homini habenti manum aridam
- 5 Dicit homini : Extende manum tuam
-28 Omnia dimittentur filiis hominum peccata
4-26 Quemadmodum si homo jaciat sementem in terram
5- 2 Statim occurrit de monumentis homo in spiritu immundo
- 8 Exi, spiritus immunde, ab homine
7- 7 Docentes doctrinas et præcepta hominum
- 8 Tenetis traditionem hominum, baptismata
-11 Si dixerit homo patri, aut matri : Corban
-15 Nihil est extra hominem introiens in eum
Sed quæ de homine procedunt, illa sunt quæ communicant hominem
-18 Omne extrinsecus introiens in hominem
-20 Quoniam quæ de homine exeunt, illa communicant hominem
-21 Ab intus enim de corde hominum malæ cogitationes procedunt
-23 Ab intus procedunt, et communicant hominem
8-24 Video homines velut arbores ambulantes
-27 Quem me dicunt esse homines?
-31 Quoniam oportet Filium hominis pati multa
-33 Quoniam non sapis quæ Dei sunt, sed quæ sunt hominum
-36 Quid e. proderit homini, si lucretur mund.
-37 Aut quid dabit homo commutationis pro anima sua?
-38 Et Filius hominis confundetur eum
9- 8 Nisi cum Filius hominis a mortuis resurrexerit
-11 Quo modo scriptum est in Filium hominis
-30 Quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum
10- 7 Propter hoc relinquet homo patrem suum
- 9 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet

Marc. 10-27 Apud homines impossibile est, sed non apud Deum
-33 Filius hominis tradetur principibus sacerdotum
-45 Filius hominis non venit ut ministraretur ei
11- 2 Super quem nemo adhuc hominum sedit
-30 De cœlo erat, an ex hominibus?
-32 Si dixerimus, Ex hominibus, timemus pop.
12- 1 Vineam pastinavit homo, et circumdedit
-14 Nec enim vides in faciem hominum
13-26 Et tunc videbunt Filium hominis venientem
-34 Sicut homo, qui peregre profectus reliquit
14-13 Occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans
-21 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo : væ autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur, bonum erat ei, si non esset natus homo ille
-41 Ecce Filius hominis tradetur in manus pecc.
-62 Videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei
-71 Quia nescio hominem istum, quem dicitis
15-39 Ait : Vere hic homo Filius Dei erat
Luc. 1-25 In diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines
2-14 Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
-25 Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus
-52 Et gratia apud Deum et homines
4- 4 Script. est : Quia non in solo pane vivit homo
-33 In synagoga erat homo habens dæmonium
5- 8 Exi a me, quia homo peccator sum, Domine
-10 Ex hoc jam homines eris capiens
-18 Et ecce viri portantes in lecto hominem
-20 Dixit : Homo, remittuntur tibi peccata tua
-24 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra
6- 6 Et erat ibi homo, et manus ejus dextra erat arida
- 8 Et ait homini, qui habebat manum aridam
-10 Dixit homini : Extende manum tuam
-22 Beati eritis cum vos oderint homines
Tanquam malum propter Filium hominis
-26 Væ cum benedixerint vobis homines
-31 Et prout vultis ut faciant vobis homines
-45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum : et malus homo de malo thesauro profert malum
-48 Similis est homini ædificanti domum
-49 Similis est homini ædificanti domum suam
7- 8 Et ego homo sum sub potestate constitutus
-25 Hominem mollibus vestimentis indutum?
-31 Cui ergo similes dicam homines generationis hujus?
-34 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicitis : Ecce homo devorator
8-29 Præcipiebat enim spiritui immundo, ut exiret ab homine
-33 Exierunt ergo dæmonia ab homine
-35 Et invenerunt hominem sedentem
9-22 Quia oportet Filium hominis multa pati
-25 Quid enim proficit homo, si lucretur
-26 Hunc Filius hominis erubescet, cum venerit
-44 Filius enim hominis futurum est ut tradatur in manus hominum
-56 Filius hominis non venit animas perdere
-58 Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet
10-30 Homo quidam descendebat ab Jerusalem
11-24 Cum immundus spiritus exierit de homine
-26 Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus
-30 Ita erit et Filius hominis generationi isti
-44 Et homines ambulantes supra, nesciunt
-46 Quia oneratis homines oneribus
12- 8 Quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur
- 9 Qui autem negaverit me coram hominibus
-10 Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis
-14 Dixit illi : Homo, quis me constituit judicem
-16 Hominis cujusdam divitis uberes fructus ager attulit
-36 Et vos similes hominibus expectantibus dominum suum
-40 Qua hora non putatis Filius hominis veniet
13- 4 Præter omnes homines habitantes in Jerusalem
-19 Quod acceptum homo misit in hortum suum
14- 2 Et ecce homo quidam hydropicus erat
-16 Homo quidam fecit cœnam magnam
-30 Dicentes : Quia hic homo cœpit ædificare
15- 4 Quis ex vobis homo, qui habet centum oves
-11 Ait autem : Homo quidam habuit duos filios

Luc 16- 1 Homo quidam erat dives, qui habebat villicum
-15 Vos estis, qui justificatis vos coram hominibus
Quia quod hominibus altum est, abominatio est
-19 Homo quidam erat dives, qui induebatur
17-22 Venient dies quando desideretis videre unum diem Filii hominis
-24 Ita erit Filius hominis in die sua
-26 Ita erit in diebus Filii hominis
-30 Qua die Filius hominis revelabitur
18- 2 Et hominem non reverebatur
- 4 Deum non timeo, nec hominem revereor
- 8 Verumtamen Filius hominis veniens
-10 Duo homines ascenderunt in templum
-11 Gratias ago tibi quia non sum sicut cæteri hominum
-27 Ait illis : Quæ impossibilia sunt apud homines
-31 Quæ scripta sunt per prophetas de Filio hominis
19- 7 Quod ad hominem peccatorem divertisset
-10 Venit enim Filius hominis quærere
-12 Homo quidam nobilis abiit in regionem
-21 Timui enim te, quia homo austerus es
-22 Sciebas quod ego homo austerus sum
-30 Cui nemo unquam hominum sedit
20- 4 Baptismus Joannis de cœlo erat, an ex hominibus
- 6 Si autem dixerimus, Ex hominibus
- 9 Homo plantavit vineam, et locavit eam
21-26 Arescentibus hominibus præ timore
-27 Et tunc videbunt Filium hominis venientem
-36 Et stare ante Filium hominis
22-10 Occurret vobis homo quidam amphoram aquæ portans
-22 Et quidem Filius hominis, secundum quod definitum est, vadit : verumtamen væ homini illi
-48 Dixit illi : Juda, osculo Filium hominis tradis?
-58 Petrus vero ait : O homo, non sum
-60 Et ait Petrus : Homo, nescio quid dicis
-69 Ex hoc autem erit Filius hominis sedens
23- 4 Nihil invenio causæ in hoc homine
- 6 Interrogavit si homo Galilæus esset
-14 Obtulistis mihi hunc hominem
Nullam causam inveni in homine isto ex his
-47 Dicens : Vere hic homo justus erat
24- 7 Quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum
Joan. 1- 4 In ipso vita erat, et vita erat lux hominum
- 6 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes
- 9 Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem
-51 Et descendentes supra Filium hominis
2-10 Omnis homo primum bonum vinum ponit
-25 Ut quis testimonium perhiberet de homine : ipse enim sciebat quid esset in homine
3- 1 Erat autem homo ex Pharisæis, Nicodemus
- 4 Quomodo potest homo nasci, cum sit senex?
-13 Nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis
-14 Ita exaltari oportet Filium hominis
-19 Et dilexerunt homines magis tenebras
-27 Dixit : Non potest homo accipere quidquam
4-28 Abiit in civitatem, et dicit illis hominibus
-29 Venite, et videte hominem, qui dixit mihi
-50 Credidit homo sermoni, quem dixit ei Jesu
5- 5 Erat autem quidam homo ibi
- 7 Domine, hominem non habeo
- 9 Et statim sanus factus est homo ille
-12 Quis est ille homo, qui dixit tibi : Tolle
-15 Abiit ille homo, et nuntiavit Judæis
-27 Quia Filius hominis est
-34 Ego a. non ab homine testimonium accipi
-41 Claritatem ab hominibus non accipio
6-10 Dixit ergo Jesus: Facite homines discumber
-14 Illi ergo homines, cum vidissent quod Jesu fecerat signum
-27 Quem Filius hominis dabit vobis
-54 Nisi manducaveritis carnem Filii hominis
-63 Si ergo videritis Filium hominis
7-22 Et in sabbato circumciditis hominem
-23 Si circumcisionem accipit homo in sabbat
Quia totum hominem sanum feci in sabbato
-46 Nunquam sic locutus est homo, sicut hi homo
-51 Numquid lex nostra judicat hominem
8-17 Quia duorum hominum testimonium verum
-28 Cum exaltaveritis Filium hominis
-40 Nunc a. quæritis me interficere hominem
9- 1 Et præteriens Jesus vidit hominem cæcum
-11 Respondit : Ille homo, qui dicitur Jesus

Ioan. 9-16 Non est hic homo a Deo, qui sabbatum non custodit
Quomodo potest homo peccator hæc signa facere ?
-24 Vocaverunt ergo rursum hominem
Nos scimus quia hic homo peccator est
-30 Respondit ille homo, et dixit eis
10-33 Quia tu homo cum sis, facis te ipsum Deum
11-47 Quid facimus, quia hic homo multa signa facit ?
-50 Quia expedit vobis ut unus moriatur homo
12-23 Venit hora, ut clarificetur Filius hominis
-34 Quomodo tu dicis : Oportet exaltari Filium hominis ? Quis est iste Filius hominis ?
-43 Dilexerunt enim gloriam hominum magis
13-31 Nunc clarificatus est Filius hominis
16-21 Quia natus est homo in mundum
17- 6 Manifestavi nomen tuum hominibus
18-14 Expedit unum hominem mori pro populo
-17 Numq. et tu ex Discipulis es hominis istius?
-29 Quam accusationem affertis adversus hominem hunc?
19- 5 Et dicit eis : Ecce homo
Act. 1-15 Erat autem turba hominum simul
4- 9 Dijudicamur in benefacto hominis infirmi
-12 Nec enim aliud nomen est sub cœlo datum hominibus
-13 Comperto quod homines essent sine litteris
-14 Hominem quoque videntes stantem cum eis
-16 Dicentes : Quid faciemus hominibus istis?
-17 Ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hominum
-22 Annorum e. erat amplius quadraginta homo
5- 4 Non es mentitus hominibus, sed Deo
-28 Et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius
-29 Obedire oportet Deo magis, quam hominib.
-34 Jussit foras ad breve homines fieri
-35 Super hominibus istis quid acturi sitis
-38 Discedite ab hominibus istis, et sinite illos
Quoniam si est ex hominibus consilium hoc
6-13 Homo iste non cessat loqui verba adversus
7-55 Et Filium hominis stantem a dextris Dei
9-33 Invenit autem ibi hominem quemdam
10-26 Dicens : Surge, et ego ipse homo sum
-28 Sed mihi ostendit Deus, neminem communem aut immundum dicere hominem
12-22 Acclamabat : Dei voces, et non hominis
14-10 Dii similes facti hominibus, descenderunt
-14 Nos mortales sumus, similes vobis homines
15-17 Ut requirant cæteri hominum Dominum
-26 Hominibus, qui tradiderunt animas suas
16-17 Isti homines servi Dei excelsi sunt
-20 Hi homines conturbant civitatem nostram
-35 Dicentes : Dimitte homines illos
-37 Homines Romanos miserunt in carcerem
17-26 Fecitque ex uno omne genus hominum
-29 Et cogitationis hominis, Divinum esse simile
-30 Nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique pœnitentiam agant
18-13 Hic persuadet hominibus colere Deum
19-16 Et insiliens in eos homo, in quo erat dæmonium pessimum
-35 Quis enim est hominum, qui nesciat
-37 Adduxistis enim homines istos
21-28 Hic est homo qui adversus populum..docens
-39 Ego homo sum quidem Judæus a Tarso
22-15 Quia eris testis illius ad omnes homines
-25 Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?
-26 Hic enim homo, civis Romanus est
23- 9 Dicentes : Nihil mali invenimus in homine isto
24- 5 Invenimus hunc hominem pestiferum
-16 Studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum, et ad homines semper
25-16 Non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem
-22 Volebam et ipse hominem audire
26-31 Aut vinculis dignum quid fecit homo iste
-32 Dimitti poterat homo hic, si non appellasset
28- 4 Dicebant : Utique homicida est homo hic
Rom. 1-18 Super o. impietatem et injustitiam hominum
-23 In similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum
2- 1 Propter quod inexcusabilis es, o homo omnis
- 3 Existimas a. hoc, o homo, qui judicas eos
9 Tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum
-16 Cum judicabit Deus occulta hominum
-29 Cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est
3- 4 Omnis aut. homo mendax, sicut scriptum est
- 6 (Secundum hominem dico.) Absit
-28 Arbitramur e. justificari hominem per fidem
4- 6 Sicut et David dicit beatitudinem hominis

Rom. 5-12 Propterea sicut per unum hominem peccatum... intravit
Et ita in omnes homines mors pertransiit
-15 Donum in gratia unius hominis Jesu Christi
-18 Per unius delictum in omnes homines in condemnationem : sic et per unius justitiam in omnes homines
-19 Sicut enim per inobedientiam unius hominis
6- 6 Quia vetus homo noster simul crucifixus est
7- 1 Lex in homine dominatur, quanto tempore vivit
-22 Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem
-24 Infelix ego homo, quis me liberabit
9-20 O homo, tu quis es, qui respondeas Deo?
10- 5 Justitiam... qui fecerit homo, vivet in ea
12-17 Sed etiam coram omnibus hominibus
-18 Cum omnibus hominibus pacem habentes
14-18 Placet Deo, et probatus est hominibus
-20 Sed malum est homini, qui per offendiculum manducat
1 Cor. 1-25 Quod stultum est Dei, sapientius est hominibus, et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus
2- 5 Fides vestra non sit in sapientia hominum
- 9 Nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit
-11 Quis enim hominum scit quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est?
-14 Animalis autem homo non percipit ea
3- 3 Nonne... et secundum hominem ambulatis?
- 4 Nonne homines estis? Quid igitur est Apollo
-21 Nemo itaque glorietur in hominibus
4- 1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi
- 9 Facti sumus mundo et Angelis et hominibus
6-18 Omne peccatum quodcumque fecerit homo
7- 1 Bonum est homini mulierem non tangere
-23 Empti estis, nolite fieri servi hominum
-26 Quoniam bonum est homini sic esse
9- 8 Numquid secundum hominem hæc dico?
11-28 Probet autem se ipsum homo
13- 1 Si linguis hominum loquar, et Angelorum
14- 2 Non hominibus loquitur, sed Deo
- 3 Hominibus loquitur ad ædificationem
15-19 Miserabiliores sumus omnibus hominibus
-21 Quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio
-32 Si (secundum hominem) ad bestias pugnavi
-39 Alia quidem hominum, alia vero pecorum
-45 Factus est primus homo Adam in animam
-47 Primus homo de terra, terrenus : secundus homo de cœlo, cœlestis
2 Cor. 3- 2 Quæ scitur et legitur ab omnibus hominibus
4- 2 Ad o. conscientiam hominum coram Deo
-16 Is, qui foris est, noster homo corrumpatur
5-11 Hominibus suademus, Deo a. manifesti sum.
8-21 Providemus enim bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus
12- 2 Scio hominem in Christo ante annos
- 3 Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore
- 4 Arcana verba, quæ non licet homini loqui
Galat. 1- 1 Paulus Apostolus non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum
-10 Modo enim hominibus suadeo, an Deo? An quæro hominibus placere? Si adhuc hominibus placerem
-11 Quia non est secundum hominem
-12 Neque enim ego ab homine accepi illud
2- 6 Deus personam hominis non accipit
-16 Quod non justificatur homo ex operibus legis
3-15 (Secundum hominem dico) tamen hominis confirmatum testamentum nemo spernit
5- 3 Testificor... omni homini circumcidenti se
6- 1 Fratres, et si præoccupatus fuerit homo
- 8 Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet
Ephes. 2-15 In unum novum hominem, faciens pacem
3- 5 Non est agnitum filiis hominum
-16 Per Spiritum ejus in interiorem hominem
4- 8 Duxit captivitatem : dedit dona hominibus
-14 Et circumferamur omni vento doctrinæ in nequitia hominum
-22 Deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem
-24 Et induite novum hominem
5-31 Relinquet homo patrem, et matrem suam
6- 6 Quasi hominibus placentes, sed ut servi Chr.
- 7 Servientes, sicut Domino, et non hominibus
Philip. 2- 7 In similitudinem hominum factus
Et habitu inventus ut homo
4- 5 Modestia vestra nota sit omnibus hominibus
Colos. 1-28 Corripientes omnem hominem
Et docentes omnem hominem
Ut exhibeamus omnem hominem perfectum
2- 8 Secundum traditionem hominum
-22 Secundum præcepta et doctrinas hominum

Colos. 3- 9 Expoliantes vos veterem hominem
-22 Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes
-23 Operamini, sicut Domino, et non hominibus
1 Thes. 2- 4 Ita loquimur, non quasi hominibus placentes
- 6 Nec quærentes ab hominibus gloriam
-13 Accepistis illud, non ut verbum hominum
-15 Et omnibus hominibus adversantur
4- 8 Non hominem spernit, sed Deum
2 Thes. 2- 3 Nisi... et revelatus fuerit homo peccati
3- 2 Ut liberemur ab importunis et malis hominibus
1 Tim. 2- 1 Gratiarum actiones pro omnibus hominibus
- 4 Qui omnes homines vult salvos fieri
- 5 Unus et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus
4-10 Qui est Salvator omnium hominum
5-24 Quorumd. hominum peccata manifesta sunt
6- 5 Conflictationes hominum mente corruptor.
- 9 Et nociva, quæ mergunt homines in interit.
-11 Tu autem, o homo Dei, hæc fuge
-16 Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest
2 Tim. 2- 2 Hæc commenda fidelibus hominibus
3- 2 Erunt homines se ipsos amantes, cupidi, elati
- 8 Homines corrupti mente, reprobi circa fidem
-13 Mali autem homines, et seductores
-17 Ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus
Tit. 1-14 Non intendentes... et mandatis hominum
2-11 Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus
3- 2 Ostendentes mansuetudinem ad omnes homines
- 8 Hæc sunt bona et utilia hominibus
-10 Hæreticum hominem, post unam et secundam correptionem devita
Hebr. 2- 6 Quid est homo quod memor es ejus, aut filius hominis, quoniam visitas eum?
5- 1 Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus
Pro hominibus constituitur in iis quæ sunt ad Deum
6-16 Homines enim per majorem sui jurant
7- 8 Decimas morientes homines accipiunt
-28 Lex enim homines constituit sacerdotes
8- 2 Quod fixit Dominus, et non homo
9-27 Statutum est hominibus semel mori
13- 6 Non timebo quid faciat mihi homo
Jacob. 1- 7 Non ergo æstimet homo ille quod accipiat
-19 Sit autem omnis homo velox ad audiendum
2-20 Vis autem scire, o homo inanis
-24 Videtis quon. ex operibus justificatur homo
3- 8 Linguam autem nullus hominum domare potest
- 9 Et in ipsa maledicimus homines
5-17 Elias homo erat similis nobis passibilis
1 Petr. 2- 4 Ab hominibus quidem reprobatum
-15 Ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam
3- 4 Sed qui absconditus est cordis homo
4- 2 Ut jam non desideriis hominum
- 6 Ut judicentur quidem secundum homines in carne
2 Petr. 1-21 Inspirati, locuti sunt sancti Dei homines
2-16 Mutum animal hominis voce loquens
3- 7 Igni reservati in diem judicii, et perditionis impiorum hominum
1 Joan. 5- 9 Si testimonium hominum accipimus
Judæ. - 4 Subintroierunt enim quidam homines
Apoc. 1-13 Similem Filio hominis, vestitum podere
4- 7 Tert. animal habens faciem quasi hominis
8-11 Et multi hominum mortui sunt de aquis
9- 4 Nisi tantum homines, qui non habent signum Dei
- 5 Ut cruciatus scorpii cum percutit hominem
- 6 Et in diebus illis quærent homines mortem
- 7 Et facies earum tanquam facies hominum
-10 Et potestas earum nocere hominibus
-15 Ut occiderent tertiam partem hominum
-18 Occisa est tertia pars hominum, de igne
-20 Et cæteri homines, qui non sunt occisi
11-13 Et occisa sunt in terræ motu nomina hominum septem millia
13-13 Ut etiam ignem faceret de cœlo descendere in terram in conspectu hominum
-18 Numerum bestiæ. Numerus e. hominis est
14- 4 Hi empti sunt ex hominibus primitiæ Deo
-14 Et vidi... super nubem sedentem similem Filio hominis
16- 2 Et factum est vulnus sævum et pessimum in homines
- 8 Et datum est illi æstu affligere homines
- 9 Et æstuaverunt homines æstu magno
-18 Ex quo homines fuerunt super terram

Apoc. 16-21 Et grando magna sicut talentum descendit de cœlo in homines
Et blasphemaverunt Deum homines
18-13 Et mancipiorum, et animarum hominum
21- 3 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus
-17 Mensura hominis, quæ est Angeli

HON.

Anno mundi 1547, ante J. Ch. 2507. Filius Pheleth, in tribu Ruben. Una cum Core, Dathan, et Abiron contra Moysen conjuravit Hon in deserto, simulque cum eis illum terra deglutivit, et vivens in inferno sepultus est.

Num. 16- 1 Hon quoque filius Pheleth de filiis Ruben

HONESTAS.

Sap. 7-11 Et innumerabilis honestas per manus illius
-13 Et honestatem illius non abscondo
8-18 Et in operibus manuum illius honestas
Eccli. 11-14 Paupertas et honestas a Deo sunt
24-23 Et flores mei fructus honoris et honestatis
31- 1 Vigilia honestatis tabefaciet carnes, et cogitatus
37-13 Cum impio de pietate, cum inhonesto de honestate
1 Cor. 12-23 Abundantiorem honestatem habent

HONESTE.

Rom. 13-13 Sicut in die honeste ambulemus
1 Cor. 14-40 Omnia a. honeste, et secundum ordinem
1 Thes. 4-11 Et ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt

HONESTO.

Sap. 10-10 Honestavit illum in laboribus, et complevit
Eccli. 11-23 Facile est enim in oculis Dei subito honestare pauperem

HONESTUM.

1 Cor. 7-35 Non ut laqueum vobis injiciam, sed ad id, quod honestum est
12-24 Honesta autem nostra nullius egent

HONESTUS, IOR.

Sap. 10-11 Affuit illi, et honestum fecit illum
Eccli. 13- 2 Pondus super se tollet, qui honestiori se communicat
2 Mac. 6-28 Pro... sanctissimis legibus honesta morte perfungar
Act. 13-50 Concitaverunt mulieres religiosas, et honestas
17-12 Et mulierum gentilium honestarum

HONOR.

Num. 24-11 Sed Dominus privavit te honore disposito
2 Reg. 10- 3 Putas quod propter honorem patris tui miserit David ad te consolatores
1 Par. 19- 3 Tu forsitan putas, quod David honoris causa in patrem tuum miserit
Tobiæ. 4- 3 Honorem habebis matri tuæ omnibus diebus
Judith. 1-11 Eos vacuos, et sine honore abjecerunt
8-20 Et faciet illas sine honore Dom. Deus noster
Esth. 1-20 Et cunctæ... deferant maritis suis honorem
6- 3 Ait : Quid pro hac fide honoris ac præmii Mardochæus consecutus est?
-11 Atque clamabat : Hoc honore condignus est
8-16 Judæis autem nova lux oriri visa est, gaudium, honor, et tripudium
9-21 Et revertente semper anno solemni celebrarent honore
13-14 Ne honorem Dei.. transferrem ad hominem
16- 2 Multi bonitate principum, et honore qui in eos collatus est, abusi sunt
Psal. 8- 6 Gloria et honore coronasti eum
28- 2 Afferte Domino gloriam et honorem
44-10 Filiæ regum in honore tuo
48-13 Homo, cum in honore esset, non intellexit
-21 Homo, cum in honore esset, non intellexit
95- 7 Afferte Domino gloriam et honorem
98- 4 Et honor regis judicium diligit
Prov. 5- 9 Ne des alienis honorem tuum et annos,
20- 3 Honor est homini, qui separat se a contentionibus
22- 9 Victoriam et honorem acquiret qui dat munera
26- 8 Ita qui tribuit insipienti honorem
Eccle. 6- 2 Vir, cui dedit Deus divitias... et honorem
Sap. 2-22 Nec judicaverunt honorem animarum
3-17 Sine honore erit novissima senectus illorum
4-19 Et erunt post hæc decidentes sine honore
5- 4 Vitam illorum æstimabamus insaniam, et finem illorum sine honore
8-10 Habebo... et honorem apud seniores juvenis
Eccli. 3-13 Gloria enim hominis ex honore patris sui
Et dedecus filii pater sine honore
Eccli. 5-15 Honor et gloria in sermone sensati
7- 4 Noli quærere... a rege cathedram honoris
10- 5 Et super faciem scribæ imponet honorem
-24 In medio fratrum rector illorum in honore
-27 Magnus, et judex, et potens est in honore
-31 Et da illi honorem secundum meritum s.
11- 4 Nec in die honoris tui extollaris
17-11 Et magnalia honoris ejus vidit oculus illorum, et honorem vocis audierunt aures
20-28 Mores hominum mendacium sine honore
24-22 Et rami mei honoris et gratiæ
-23 Et flores mei fructus honoris et honestatis
-34 Et in throno honoris sedentem in sempiter.
27- 9 Et indues quasi poderem honoris
29- 9 Pro honore et beneficio reddet illi contumel.
-34 Exi a facie honoris amicorum meorum
37-29 Sapiens in populo hæreditabit honorem
45-14 Expressa signo sanctitatis, et gloria honoris
50-21 Usquedum perfectus est honor Domini
Baruc. 2-17 Dabunt honorem et justificationem Domino
4-24 Quæ superveniet vobis cum honore magno
-37 In verbo sancti gaudentes in honorem Dei
5- 1 Et indue te decore, et honore ejus
- 2 Et imponet mitram capiti honoris æterni
- 4 Pax justitiæ, et honor pietatis
- 6 Adducet autem illos Dominus ad te portatos in honore sicut filios regni
- 7 Ut ambulet Israël diligenter in honorem Dei
Dan. 2- 6 Et dona, et honorem multum accipietis
4-33 Ad honorem regni mei decoremq. perveni
5-18 Honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo
7-14 Et dedit ei potestatem, et honorem, et regn.
11-21 Non tribuetur ei honor regius
13-50 Quia tibi Deus dedit honorem senectutis
Malac. 1- 6 Si ergo pater ego sum, ubi est honor meus?
1 Mac. 1-41 Conversi sunt... honores ejus in nihilum
12- 8 Suscepit virum Onias, qui missus fuerat, cum honore
-43 Excepit eum cum honore, et commendavit
14-21 Nuntiaverunt nobis de vestra gloria, et honore
2 Mac. 3- 2 Principes locum summo honore dignum ducerent
4-15 Et patrios quidem honores nihil habentes
15- 2 Sed honorem tribue diei sanctificationis
Matth. 13-57 Non est propheta sine honore, nisi in patria
Marc. 6- 4 Quia non est propheta sine honore nisi in patria sua
Joan. 4-44 Quia propheta in sua patria honorem non habet
Act. 12-23 Eo quod non dedisset honorem Deo
28-10 Qui etiam multis honoribus nos honoraverunt
Rom. 2- 7 Gloriam, et honorem, et incorruptionem quærunt
-10 Gloria a., et honor, et pax omni operanti bon.
9-21 Facere aliud quidem vas in honorem
12-10 Honore invicem prævenientes
13- 7 Reddite ergo... cui honorem, honorem
15- 7 Sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei
16-27 Cui honor et gloria in sæcula sæculorum
1 Cor. 12-23 His honorem abundantiorem circumdamus
-24 Abundantiorem tribuendo honorem
Philip. 2-29 Et ejusmodi cum honore habetote
Colos. 2-23 Non in honore aliquo ad saturitatem carnis
1 Thes. 4- 4 Vas suum possidere in sanctificatione et honore
1 Tim. 1-17 Soli Deo honor et gloria in sæcula
5-17 Duplici honore digni habeantur
6- 1 Dominos suos omni honore dignos arbitrentur
-16 Cui honor, et imperium sempiternum
2 Tim. 2-20 Et quædam quidem in honorem
-21 Erit vas in honorem sanctificatum
Hebr. 2- 7 Gloria et honore coronasti eum
- 9 Videmus Jesum... gloria et honore coronatum
3- 3 Quanto ampliorem honorem habet domus
5- 4 Nec quisquam sumit sibi honorem
1 Petr. 1- 7 Inveniatur in laudem et gloriam et honorem
2- 7 Vobis igitur honor credentibus
3- 7 Infirmiori vasculo muliebri impartientes honorem
4-14 Quoniam quod est honoris, gloriæ
2 Petr. 1-17 Accipiens enim a Deo Patre honorem
Apoc. 4- 9 Cum darent illa animalia gloriam et honorem
-11 Dignus es, Domine,... accipere gloriam, et honorem
5-12 Dignus est Agnus... accipere... honorem
-13 Benedictio, et honor, et gloria, et potestas
7-12 Honor, et virtus, et fortitudo Deo nostro
14- 7 Timete Dominum, et date illi honorem
21-24 Reges terræ afferent gloriam suam et honorem in illam
Apoc. 21-26 Et afferent gloriam et honorem gentium

HONORABILIS, E.

Psal. 71-14 Et honorabile nomen eorum coram illo
Eccli. 1-14 Dilectio Dei honorabilis sapientia
Isai. 3- 3 Et honorabilem vultu, et consiliarium
9-15 Longævus et honorabilis, ipse est caput
43- 4 Ex quo honorabilis factus es in oculis meis
Jerem. 31-20 Si filius honorabilis mihi Ephraim
Dan. 13- 4 Eo quod esset honorabilior omnium
Act. 5-34 Legisdoctor honorabilis universæ plebi
Hebr. 13- 4 Honorabile connubium in omnibus

HONORATUS, IOR.

4 Reg. 5- 1 Erat vir magnus apud dominum suum, et honoratus
Judith. 3- 9 Et honorati simul cum populis
Eccli. 10-25 Gloria divitum, honoratorum, et pauperum
Dan. 14- 1 Erat autem Daniel conviva regis, et honoratus super omnes amicos
Luc. 14- 8 Ne forte honoratior te sit invitatus ab illo

HONORIFICE.

Tobiæ. 14- 2 Sepultus est honorifice in Ninive
1 Mac. 11-60 Occurrerunt ei honorifice de civitate

HONORIFICENTIA.

Judith. 15-10 Tu, honorificentia populi nostri

HONORIFICO

Judith. 12-12 Ut honorificetur ante faciem ejus
Psal. 36-20 Mox ut honorificati fuerint et exaltati
49-15 Eruam te, et honorificabis me
-23 Sacrificium laudis honorificabit me
138-17 Mihi a. nimis honorificati sunt amici tui
Eccli. 3- 5 Ita et qui honorificat matrem suam
7-33 Et honorifica sacerdotes, et propurga te cum brachiis
10-32 Quis honorificabit exhonorantem animam
-33 Homo qui honorificatur propt. substantiam
15- 2 Obviabit illi quasi mater honorificata
24-16 Et radicavi in populo honorificato
Matth. 6- 2 Ut honorificentur ab hominibus
15- 6 Et non honorificabit patrem suum
Marc. 2-12 Ita ut mirarentur omnes, et honorificarent Deum
Joan. 5-23 Ut omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem. Qui non honorificat Filium, non honorificat Patrem, qui misit illum
8-49 Sed honorifico Patrem meum
12-26 Honorificabit eum Pater meus
Rom. 11-13 Ministerium meum honorificabo
15- 6 Ut unanimes, uno ore honorificetis Deum
1 Petr. 2- 4 A Deo autem electum, et honorificatum
-17 Deum timete : Regem honorificate
4-11 Ut in omnibus honorificetur Deus per Jesum

HONORIFICUM.

Tobiæ. 12- 7 Opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est

HONORO.

Exod. 20-12 Honora patrem tuum et matrem tuam
Levit. 19-15 Nec honores vultum potentis
-32 Et honora personam senis
Num. 22-17 Paratus sum honorare te, et quidquid vol.
24-11 Decreveram quidem magnifice honorare te
Deut. 5-16 Honora patrem tuum et matrem
27-16 Maledictus qui non honorat patrem suum
Judic. 13-17 Ut, si sermo tuus fuerit expletus, honoremus te
1 Reg. 2-29 Et magis honorasti filios tuos quam me
15-30 Sed nunc honora me coram senioribus populi mei
25-35 Audivi vocem tuam, et honoravi faciem t.
Tobiæ. 1-16 Ex his, quibus honoratus fuerat a rege
10-13 Monentes eam honorare soceros
Esth. 6- 6 Quid debet fieri viro quem rex honorare desiderat?
Reputans quod nullum alium rex, nisi se, vellet honorare
- 7 Respondit : Homo quem rex honorare cupit
- 9 Clamet, et dicat : Sic honorabitur, quemcumque voluerit rex honorare
Prov. 3- 9 Honora Dominum de tua substantia
14-31 Honorat autem eum qui miseretur pauperis
Sap. 14-17 Quos in palam homines honorare non poterant
Imaginem regis, quem honorare volebant, fecerunt
20 Ante tempus tanquam homo honoratus fuerat
19-20 Magnificasti populum tuum... et honorasti
Eccli. 3- 3 Deus enim honoravit patrem in filiis

Eccli. 3- 6 Qui honorat patrem suum, jucundabitur in filiis
- 7 Qui honorat patrem suum, vita vivet longiore
- 8 Qui timet Dominum honorat parentes
- 9 In... omni patientia honora patrem tuum
-21 Et ab humilibus honoratur
7-29 Honora patrem tuum, et gemitus matris tuæ ne obliviscaris
-33 Honora Deum ex tota anima tua
10-23 Semen hominum honorabitur hoc, quod timet Deum
-28 Et inscius non honorabitur
11-13 Mirati sunt in illo multi, et honoraverunt Deum
14-21 Qui operatur illud, honorabitur in illo
21-31 Tacitus et sensatus honorabitur
24- 1 Laudabit animam s., et in Deo honorabitur
38- 1 Honora medicum propter necessitatem
- 6 Dedit... Altissimus honorari in mirabilibus
Baruc. 6-40 Adhuc e. ipsis Chaldæis non honorantibus ea
Malac. 1- 6 Filius honorat patrem, et servus dominum
2 Mac. 3-12 Templo quod per universum mundum honoratur
13-23 Honoravit templum, et munera posuit
15- 2 Honora eum, qui universa conspicit
Matth. 15- 4 Honora patrem et matrem
- 8 Populus hic labiis me honorat
19-19 Honora patrem tuum et matrem tuam
Marc. 7- 6 Populus hic labiis me honorat
-10 Honora patrem tuum et matrem tuam
10-19 Honora patrem tuum et matrem
Luc. 18-20 Honora patrem tuum et matrem
Act. 28-10 Qui etiam multis honoribus nos honoraverunt
Rom. 15- 9 Gentes autem super misericordia honorare Deum
Ephes. 6- 2 Honora patrem tuum et matrem tuam
1 Tim. 5- 3 Viduas honora, quæ vere viduæ sunt
1 Petr. 2-17 Omnes honorate : fraternitatem diligite

HOPPHA.

Princeps familiæ sacerdotalis de domo Ithamar. Et exivit sors decima tertia ut ingrederetur templum Domini.

1 Par. 24-13 Tertia decima (*exivit sors*) Hoppha

HOR.

Mons juxta civitatem Petram, ubi usque ad præsentem diem ostenditur rupes, qua percussa, Moyses aquas populo dedit. Cumque castra movissent Israelitæ de Cades, venerunt in montem Hor, qui erat in finibus terræ Edom, et erat illorum statio per solitudinem trigesima quarta. In eo monte mortuus est Aaron quadragesimo egressionis filiorum Israel ex Ægypto, mense quinto, prima die mensis, cum esset annorum centum viginti trium : coque vestibus suis spoliato, filium ejus Eleazarum iis induit Moyses, et de monte cum illo descendit ad populum.

Num. 20-22 De Cades, venerunt in montem Hor
-25 Et duces eos in montem Hor
-27 Et ascenderunt in montem Hor
21- 4 Profecti sunt autem et de monte Hor
33-37 Egressique de Cades, castrametati sunt in monte Hor
-38 Ascenditque Aaron sacerdos in montem Hor, jubente Domino
-41 Et profecti de monte Hor
Deut. 32-50 Sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte Hor

HORA.

Exod. 9-18 En pluam cras hac ipsa hora grandinem
Deut. 28-57 Et super liberis qui eadem hora nati sunt
Josue. 11- 6 Cras e. hac eadem hora ego tradam omnes
Ruth. 2-14 Quando hora vescendi fuerit, veni huc
1 Reg. 9-16 Hac ipsa hora, quæ nunc est, cras mittam
3 Reg. 19- 2 Nisi hac hora cras posuero animam
20- 6 Cras igitur hac eadem hora mittam servos
4 Reg. 4-16 In hac eadem hora, si vita comes fuerit
-17 Peperit... in hora eadem, quam dixerat Eliseus
10- 6 Venite ad me hac eadem hora cras in Jezrahel
Tobiæ. 11-14 Et sustinuit quasi dimidiam fere horam
12-22 Tunc prostrati per horas tres in faciem
14- 5 In hora autem mortis suæ vocavit ad se Tobiam
Judith. 6- 6 Ex hac hora illorum populo sociaberis
7-18 Et per multas horas una voce clamaverunt
13- 7 Respice in hac hora ad opera manuum m.
- 9 Confirma me, Domine Deus, in hac hora
Job. 10-14 Si peccavi, et ad horam pepercisti mihi
Eccli. 11-24 Et in hora veloci processus illius fructificat
-29 Malitia horæ oblivionem facit luxuriæ
12-14 Una hora tecum permanebit
32-15 Hora surgendi non te trices : præcurre
33- 9 Et in illis dies festos celebraverunt ad horam
39-39 Et omne opus hora sua subministrabit
Dan. 3- 5 In hora, qua audieritis sonitum tubæ
- 6 Eadem hora mittetur in fornacem ignis ard.
-15 Quacumque hora audieritis sonitum tubæ
Eadem hora mittemini in fornacem ignis
4-16 Cœpit... tacitus cogitare quasi una hora
-30 Eadem hora sermo completus est
5- 5 In eadem hora apparuerunt digiti, quasi manus
13-13 Eamus domum, quia hora prandii est
2 Mac. 8-26 Sed reversi sunt hora conclusi
Matth. 8-13 Fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora
9-22 Et salva facta est mulier ex illa hora
10-19 Dabitur e. vobis in illa hora, quid loquamini
14-15 Desertus est locus, et hora jam præteriit
15-28 Et sanata est filia ejus ex illa hora
17-17 Et curatus est puer ex illa hora
18- 1 In illa hora accesserunt Discipuli ad Jesum
20- 3 Et egressus circa horam tertiam, vidit alios
- 5 Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam
- 9 Qui circa undecimam horam venerant
-12 Dicentes : Hi novissimi una hora fecerunt
24-36 De die autem illa et hora nemo scit
-42 Nescitis qua hora Dom. vester venturus sit
-43 Quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset
-44 Quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est
-50 In die qua non sperat, et hora qua ignorat
25-13 Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam
26-40 Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
-45 Et requiescite : ecce appropinquavit hora
-55 In illa hora dixit Jesus turbis
27-45 A sexta a. hora tenebræ factæ sunt super universam terram usque ad horam nonam
-46 Et circa horam nonam clamavit Jesus
Marc. 6-35 Et cum jam hora multa fieret, accesserunt
Desertus est locus hic, et jam hora præteriit
11-11 Cum jam vespera esset hora, exiit in Bethaniam
13-11 Sed quod datum vobis fuerit in illa hora
-32 De die autem illo, vel hora nemo scit
14-35 Orabat, ut si fieri posset transiret ab eo hora
-37 Dormis? non potuisti una hora vigilare?
-41 Sufficit : venit hora : ecce Filius hominis
15-25 Erat a. hora tertia : et crucifixerunt eum
-33 Et facta hora sexta, tenebræ factæ sunt per totam terram usque in horam nonam
-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
Luc. 1-10 Multitudo populi erat orans foris hora incensi
2-38 Et hæc, ipsa hora superveniens, confitebatur
7-21 In ipsa a. hora multos curavit a languoribus
10-21 In ipsa hora exultavit Spiritu sancto
12-12 Spiritus e. sanctus docebit vos in ipsa hora
-39 Si sciret paterfamilias, qua hora fur veniret
-40 Quia qua hora non putatis, Filius hominis veniet
-46 In die qua non sperat, et hora qua nescit
14-17 Misit servum suum hora cœnæ dicere
17-31 In illa hora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa
20-19 Quærebant... mittere in ill. manus illa hora
22-14 Et cum facta esset hora, discubuit, et duodecim
-53 Sed hæc est hora vestra, et potestas tenebrarum
-59 Intervallo facto quasi horæ unius
23-44 Erat autem fere hora sexta, et tenebræ factæ sunt in universam terram usque in horam nonam
24-33 Et surgentes eadem hora, regressi sunt in Jerusalem
Joan. 1-39 Hora autem erat quasi decima
2- 4 Nondum venit hora mea
4- 6 Sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta
-21 Mulier, crede mihi, quia venit hora
-23 Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem
-52 Interrogabat ergo horam ab eis
Quia heri hora septima reliquit eum febris
-53 Cognovit ergo pater, quia illa hora erat
5-25 Amen, amen dico vobis, quia venit hora
-28 Nolite mirari hoc, quia venit hora
-35 Voluistis ad horam exultare in luce ejus
7-30 Quia nondum venerat hora ejus
8-20 Quia necdum venerat hora ejus
Joan. 11- 9 Nonne duodecim sunt horæ diei?
12-23 Venit hora, ut clarificetur Filius hominis
-27 Pater, salvifica me ex hac hora. Sed propterea veni in horam hanc
13- 1 Sciens Jesus quia venit hora ejus
16- 2 Sed venit hora, ut omnis qui interficit vos
- 4 Ut cum venerit hora, eorum reminiscamini
-21 Tristitiam habet quia venit hora ejus
-25 Venit hora, cum jam non in proverbiis loquar vobis
-32 Ecce venit hora, et jam venit, ut dispergamini
17- 1 Pater, venit hora, clarifica Filium tuum
19-14 Erat autem Parasceve Paschæ, hora quasi sexta
-27 Et ex illa hora accepit eam Discipulus in sua
Act. 2-15 Hi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia
3- 1 Ascendebant in templum, ad horam orationis nonam
5- 7 Factum est autem quasi horarum trium spatium
10- 3 Is vidit in visu manifeste, quasi hora diei nona
- 9 Ascendit Petrus... ut oraret circa horam sextam
-30 A nudius quarta die usque ad hanc horam
Orans eram hora nona in domo mea
16-18 Et exiit eadem hora
-33 Et tollens eos in illa hora noctis
19-34 Vox facta una est omnium, quasi per horas duas clamantium
22-13 Et ego eadem hora respexi in eum
23-23 Et lancearios ducentos a tertia hora noctis
Rom. 13-11 Quia hora est jam nos de somno surgere
1 Cor. 4-11 Usque in hanc horam et esurimus et sitimus
15-30 Utquid et nos periclitamur omni hora?
2 Cor. 7- 8 Videns quod epistola illa (etsi ad horam) vos contristavit
Galat. 2- 5 Quibus neque ad horam cessimus subjectione
1 Thes. 2-17 Nos autem, fratres, desolati a vobis ad tempus horæ
Phile. -15 Forsitan enim ideo discessit ad horam a te
1 Joan. 2-18 Filioli, novissima hora est
Unde scimus quia novissima hora est
Apoc. 3- 3 Veniam ad te tanquam fur, et nescies qua hora veniam ad te
-10 Ego servabo te ab hora tentationis
8- 1 Factum est silentium in cœlo, quasi media hora
9-15 Quatuor Angeli, qui parati erant in horam
11-13 In illa hora factus est terræ motus magnus
14- 7 Quia venit hora judicii ejus : et adorate eum
-15 Mete, quia venit hora ut metatur
17-12 Potestatem tanquam reges una hora accipient
18-10 Quoniam una hora venit judicium tuum
-17 Quoniam una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ
-19 Quoniam una hora desolata est

HORAM.

Anno mundi 2585. *Tempore quo Josue exercitu suo per gyrum disposito oppugnabat civitatem Lachis, ascendit Horam rex Gaser ut auxiliaretur Lachis; percussit autem eum Josue cum omni populo ejus usque ad internecionem.*

Josue. 10-33 Eo tempore ascendit Horam rex Gazer

HORDEACEUS, A.

Num. 5-15 Decimam partem sati farinæ hordeaceæ
4 Reg. 4-42 Deferens viro Dei.. viginti panes hordeaceos
Judith. 8- 2 Qui mortuus est in diebus messis hordeaceæ
Ezech. 4-12 Quasi subcinericium hordeaceum comedes
Joan. 6- 9 Qui habet quinque panes hordeaceos
-13 Collegerunt ergo... ex quinque panibus hordeaceis

HORDEUM.

Exod. 9-31 Linum ergo et hordeum læsum est, eo quod hordeum esset virens
Levit. 27-16 Si triginta modiis hordei seritur terra
Deut. 8- 8 Terram frumenti, hordei, ac vinearum
Judic. 7-13 Quasi subcinericius panis ex hordeo volvi
Ruth. 1-22 Quando primum hordea metebantur
2-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram
-23 Donec hordea et triticum in horreis conderentur
3- 2 Hac nocte aream hordei ventilat
-15 Mensus est sex modios hordei, et posuit super eam
-17 Et ait : Ecce sex modios hordei dedit mihi
2 Reg. 14-30 Scitis agrum Joab juxta agrum meum, habentem messem hordei

2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt ei... et hordeum, et farinam, et polentam
21- 9 In diebus messis primis, incipiente messione hordei
3 *Reg.* 4-28 Hordeum q. et paleas equorum.. deferebant
4 *Reg.* 7- 1 Et duo modii hordei statere uno
-16 Et duo modii hordei statere uno
-18 Duo modii hordei statere uno erunt
1 *Par.* 11-13 Erat ager regionis illius plenus hordeo
2 *Par.* 2-10 Dabo in cibaria... et hordei coros totidem
2-15 Triticum... et hordeum, et oleum, et vinum
27- 5 Decem millia coros tritici ac totidem coros hordei
Job. 31-40 Oriatur mihi tribulus, et pro hordeo spina
Isai. 28-25 Ponet triticum per ordinem et hordeum
Jerem. 41- 8 Habemus thesauros in agro, frumenti, et hordei
Ezech. 4- 9 Sume tibi frumentum, et hordeum
13-19 Propter pugillum hordei, et fragmen panis
45-13 Tolletis..sextam partem ephi de coro hordei
Osee. 3- 2 Et fodieam mihi quindecim argenteis, et coro hordei, et dimidio coro hordei
Joel. 1-11 Ululaverunt vinitores super frumento et hordeo
Apoc. 6- 6 Et tres bilibres hordei denario

HOREB.

Mons in deserto Madian, regionis Arabiæ. In monte Horeb Moysi oves soceri sui Jethro pascenti, Angelus Domini personam gerens, quem probabiliter credibile est fuisse Michaelem Judæorum tutorem, apparuit in rubo ardenti. Hoc autem contigit cum jam quadraginta annis fuisset in Madian, et octogesimum ætatis ageret; nam mox ab hac visione missus est a Deo in Ægyptum ad Pharaonem, pro liberatione Hebræorum. Postea cum ex Ægypto abduxisset in desertum gentem suam, et aqua carerent, Moyses percutiens petram Horeb, aquam ut populus biberet eduxit. In eo monte Moyse orante, manibus levatis, Israel vincebat Amalecitas: dimissis manibus, Amalecitæ vincebant Israelitas, et tandem Moysis lassas manus sustinentibus Aarone et Hur, Mariæ sororis Moysis viro, percussi sunt et in fugam conversi Amalecitæ. Denique Elias fugiens a facie Jezabel, pervenit usque ad montem Dei Horeb, in cujus spelunca mansit, et ad ostium speluncæ evocatus, Dei mandata audiit. Censet D. Hieronymus eumdem esse montem Sina, in quo Dominus Deus noster pepigit nobiscum fœdus.

Exod. 3- 1 Cumque minasset gregem... venit ad montem Dei Horeb
17- 6 Ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb
33- 6 Deposuerunt ergo filii Israël ornatum suum a monte Horeb
Deut. 1- 2 Undecim diebus de Horeb per viam montis
- 6 Deus noster locutus est ad nos in Horeb
-19 Profecti autem de Horeb, transivimus
4-10 A die in quo stetisti coram Domino Deo tuo in Horeb
-15 In die qua locutus est vobis Dominus in Horeb de medio ignis
5- 2 Dominus Deus noster pepigit nobiscum fœdus in Horeb
9- 8 Nam et in Horeb provocasti eum
18-16 Ut petisti a Domino Deo tuo in Horeb
29- 1 Præter illud fœdus, quod cum eis pepigit in Horeb
3 *Reg.* 8- 9 Quas posuerat in ea Moyses in Horeb
19- 8 Usque ad montem Dei Horeb
2 *Par.* 5-10 Tabulæ, quas posuerat Moyses in Horeb
Psal. 105-19 Fecerunt vitulum in Horeb: et adoraverunt
Eccli. 48- 7 Qui audis in Sina judicium, et in Horeb judicia defensionis
Malac. 4- 4 Quam mandavi ei in Horeb ad omnem Isr.

HOREM. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-38 Et Jeron et Magdalel, Horem

HORI.

Filius primogenitus Lotan filii Seir.

Gen. 36-22 Filii Lotan: Hori et Heman
1 *Par.* 1-39 Filii Lotan: Hori, Homam

HORMA.

Urbs in tribu Simeonis. Alibi, nempe Josue 15-30 et 19-4, etiam vocatur Harma. Credunt eam esse eamdem atque Herma, regiam civitatem Chananæorum. Josue 12-14.

1 *Par.* 4-30 Et in Bathuël, et in Horma, et in Siceleg

HORMA.

Qui locus celeberrimus ita dictus vel a clade in qua Amalecitæ et Chananæi percusserunt et conciderunt Israelitas pugnantes contra Dei voluntatem: vel a strage ibi edita post annos quadraginta ab Hebræis; nam Israelitæ voto se Domino obligaverant, dicentes: Si tradideris populum istum in manibus nostris, delebimus urbes ejus. Atqui exaudivit illos Dominus, et subversis civitatibus Arad Chananæi, vocaverunt nomen loci illius Horma, id est, Anathema.

Num. 14-45 Persecutus est eos usque Horma
21- 3 Et vocavit nomen loci illius Horma, id est, Anathema
Deut. 1-44 Et cecidit de Seïr usque Horma

HORMA.

Decima septima est urbs in tribu Aser, quæ antea vocabatur Sephaath; quia vero Judas et Simeon votum conceperant, si caperent eam, se omnes habitatores internecione deleturos, ut Num. cap. 21-2 et 3 fecerant Israelitæ, cum pugnarent contra regem Arad Chananæum; ideo eam vocaverunt Horma, id est, Anathema; quod nomen etiam impositum habuit, fortasse ob gratiarum actionem, ut factum est juxta Jericho.

Judic. 1-17 Vocatumque est nomen urbis, Horma, id est, Anathema

HORMA.

Altera est urbs in tribu Aser, inter Sidonem et Tyrum.

Josue. 19-29 Revertiturque in Horma usque ad civitatem munitissimam Tyrum

HOROLOGIUM.

Horologium de quo hic mentio fit, horologium erat solarium, cujus modum et formam a Babyloniis didicerat Achaz; ea in re magistros hos habuit ipse Anaximander, qui primus solaria Græcorum ad usum fecit. Quidam dicunt illud horologium vocari gradus Achaz, *quia erat affixum in extremitate cochleæ, quam fecerat Achaz. Non solum umbram, sed solem etiam ipsum a Deo retroactum communiter docent Patres; et Scriptura satis clare indicat; nam Isai. 38-8, dicitur:* Reversus est sol decem lineis. *Idem diserte asserit Ecclesiasticus, cap. 48-26, ubi legimus:* In diebus ipsius (*Ezechiæ*) retro rediit sol. *Sunt tamen qui sentiant tantum umbram reductam fuisse, non vero solem, dicentes per solem intelligi posse umbram corporis per solem illustrati, vel etiam lumen solis, quod recedenti umbræ successit. Si admitteretur ultima hæc expositio, dies ille non fuisset longior solito.*

4 *Reg.* 20-11 Quibus jam descenderat in horologio Achaz
Isai. 38- 8 Per quas descenderat in horologio Achaz

HORONITES.

Ex Oronaïm, civitate Moabitarum, cujus mentio Isai. 15-5 et Jerem. 48-3 et 5. Sanaballat dicitur Horonites, quod regulus esset in Moabitide, cujus pars Oronaïm.

2 *Esdr.* 2-10 Et audierunt Sanaballat Horonites et Tobias
-19 Audierunt a. Sanaballat Horonites et Tobias
13-28 Gener erat Sanaballat Horonites, quem fugavi

HORRÆI *et* HORRHÆI.

Habitatores terræ Seir in Idumæa, antequam eam possiderent filii Esaü.

Gen. 36-20 Isti sunt filii Seïr Horræi, habitatores terræ
-21 Hi duces Horræi, filii Seir, in terra Edom
-29 Hi duces Horræorum: dux Lotan, dux Sobal
-30 Isti duces Horræorum qui imperaverunt in terra Seir
Deut. 2-12 In Seïr autem prius habitaverunt Horrhæi
-22 Delens Horrhæos, et terram eorum illis tradens

HORRENDE.

Sap. 6- 6 Horrende et cito apparebit vobis
17- 3 Dispersi sunt, paventes horrende

HORRENDUS, A, UM.

Sap. 8-15 Timebunt me audientes reges horrendi
10-16 Stetit contra reges horrendos in portentis
11-19 Aut horrendas ab oculis scintillas emittentes
17- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare poterant illam noctem horrendam
Osee. 6-10 In domo Israël vidi horrendum
Hebr. 10-31 Horrendum est incidere in manu Dei viventis

HORREO.

Judith. 16-12 Horruerunt Persæ constantiam ejus, et Medi audaciam ejus
Dan. 7-15 Horruit spiritus meus, ego Daniel territus

HORREUM.

Gen. 41-35 Qui jam nunc futuri sunt, congreget in horrea
-47 Segetes congregatæ sunt in horrea Ægypti
-56 Aperuitque Joseph universa horrea
47-22 Statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur
Deut. 28- 5 Benedicta horrea tua, et benedictæ reliquiæ
-17 Maledictum horreum tuum, et maledictæ reliquiæ tuæ
Ruth. 2-23 Donec hordea et triticum in horreis conderentur
2 *Par.* 11-11 Ciborumque horrea, hoc est, olei, et vini
31-11 Præcepit igitur Ezechias ut præpararent horrea in domo Domini
2 *Esdr.* 13-12 Omnis Juda apportabat decimam frumenti, vini, et olei, in horrea
-13 Et constituimus super horrea Selemiam
Prov. 3-10 Et implebuntur horrea tua saturitate
Joel. 1-17 Demolita sunt horrea, dissipatæ sunt apothecæ
Malac. 3-10 Inferte omnem decimam in horreum
Matth. 3-12 Congregabit triticum suum in horreum
6-26 Neque metunt, neque congregant in horrea
13-30 Triticum a. congregate in horreum meum
Luc. 3-17 Congregabit triticum in horreum suum
12-18 Hoc faciam: Destruam horrea mea, et majora faciam
-24 Quibus non est cellarium neque horreum

HORRIBILIS, E.

Exod. 10-22 Factæ sunt tenebræ horribiles in univ. terra
Deut. 4-34 Horribiles visiones, juxta omnia quæ fecit
2 *Reg.* 7-23 Faceretque eis magnalia et horribilia super terram
1 *Par.* 16-25 Et horribilis super omnes deos
Job. 20-25 Vadent et venient super eum horribiles
Sap. 5- 2 Videntes turbabuntur timore horribili
Isai. 21- 1 De deserto venit, de terra horribili
Jerem. 18-13 Quis audivit talia horribilia, quæ fecit nimis virgo Israël?
Ezech. 1-18 Statura quoque erat rotis, et altitudo, et horribilis aspectus
-22 Quasi aspectus crystalli horribilis et extenti
Joel. 2-31 Antequam veniat dies Domini magnus et horribilis
Habac. 1- 7 Horribilis et terribilis est
Soph. 2-11 Horribilis Dominus super eos
Malac. 1-14 Nomen meum horribile in gentibus
4- 5 Antequam veniat dies Domini magnus et horribilis

HORRIPILATIO.

Eccli. 27-15 Loquela multum jurans, horripilationem capiti statuet

HORROR.

Gen. 15-12 Horror magnus et tenebrosus invasit eum
Deut. 32-10 Invenit eum in terra deserta, in loco horroris
Judith. 4- 2 Tremor et horror invasit sensus eorum
Job. 4-13 In horrore visionis nocturnæ, quando solet sopor
7-14 Et per visiones horrore concuties
10-22 Sed sempiternus horror inhabitat
18-20 Stupebunt novissimi, et primos invadet horror
Ezech. 32-10 Reges eorum horrore nimio formidabunt
Osee. 13- 1 Loquente Ephraïm, horror invasit Israël
2 *Mac.* 3-17 Mœstitia quædam viro, et horror corporis

HORTOR.

2 *Par.* 35- 2 Hortatusque est eos ut ministrarent in domo Domini
Tobiæ. 7- 9 Cumque hortaretur eos discumbere ad prandium
8- 4 Tunc hortatus est virginem Tobias, dixitq. ei
Prolog. Eccli. Hortor itaque venire vos cum benevolentia
1 *Mac.* 12-50 Hortati sunt semetipsos, et exierunt
2 *Mac.* 2- 3 Hortabatur ne legem amoverent a corde suo
7- 5 Cæteri una cum matre invicem se hortabantur mori
-21 Singulos illorum hortabatur voce patria fortiter
-24 Non solum verbis hortabatur, sed et cum juramento
-26 Cum a. multis eam verbis esset hortatus

2 Mac. 12-42 Judas hortabatur populum conservare se sine peccato
13-12 Hortatus est eos Judas ut se præpararent
15- 8 Et hortabatur suos ne formidarent
Act. 11-23 Hortabatur omnes in proposito cordis permanere
Tit. 2- 6 Juvenes similiter hortare ut sobrii sint

HORTULANUS.

Joan. 20-15 Illa existimans quia hortulanus esset

HORTUS.

Num. 24- 6 Ut horti juxta fluvios irrigui
Deut. 11-10 Jacto semine in hortorum morem aquæ ducuntur
8 *Reg.* 21- 2 Da mihi vineam tuam, ut faciam mihi hortum olerum
4 *Reg.* 9-27 Ochozias... fugit per viam domus horti
21-18 Et sepultus est in horto domus suæ, in horto Oza
-26 Sepelieruntque eum in sepulcro suo, in horto Oza
25- 4 Quæ est inter duplicem murum ad hortum regis
2*Esdr.* 3-15 Et muros piscinæ Siloë in hortum regis
Esth. 1- 5 Jussit... convivium præparari in vestibulo horti
7- 7 De loco convivii intravit in hortum arboribus consitum
- 8 Qui cum reversus esset de horto nemoribus consito
Eccle. 2- 5 Feci hortos, et pomaria, et consevi ea
Cant. 4-12 Hortus conclusus soror mea sponsa
Hortus conclusus, fons signatus
-15 Fons hortorum: puteus aquarum viventium
-16 Veni, Auster, perfla hortum meum
5- 1 Veniat dilectus meus in hortum suum
Veni in hortum meum, soror mea sponsa
6- 1 Dilectus meus descendit in hortum suum
Ut pascatur in hortis, et lilia colligat
-10 Descendi in hortum nucum, ut viderem poma
8-13 Quæ habitas in hortis, amici auscultant
Eccli. 24-42 Rigabo hortum meum plantationum
Isai. 1-29 Et erubescetis super hortis, quos elegeratis
-30 Et velut hortus absque aqua
51- 3 Ponet... solitudinem ejus quasi hortum Domini
58-11 Et erit quasi hortus irriguus et sicut fons
61-11 Sicut hortus semen suum germinat
65- 3 Qui immolant in hortis, et sacrificant
66-17 Mundos se putabant in hortis post januam
Jerem. 29- 5 Plantate hortos, et comedite fructum eorum
-28 Plantate hortos, et comedite fructus eorum
31-12 Eritque anima eorum quasi hortus irriguus
39- 4 Egressi sunt nocte de civitate per viam horti regis
52- 7 Per viam portæ, quæ..ducit ad hortum regis
Thren. 2- 6 Dissipavit quasi hortum tentorium suum
Baruc. 6-70 Eodem modo et in horto spina alba
Ezech. 36-35 Terra illa inculta facta est ut hortus voluptatis
Joel. 2- 3 Quasi hortus voluptatis terra coram eo
Amos. 4- 9 Multitudinem hortorum vestrorum et vinearum
9-14 Facient hortos, et comedent fructus eorum
Luc. 13-19 Quod acceptum homo misit in hortum suum
Joan. 18- 1 Trans torrentem Cedron, ubi erat hortus, in quem introivit ipse
-26 Nonne ego te vidi in horto cum illo?
19-41 Erat a. in loco, ubi crucifixus est, hortus
Et in horto monumentum novum

HOSA I.

Filius Eser, de filiis Hur primogeniti Ephrata uxoris secundæ Caleb.

1 *Par.* 4- 4 Et Eser pater Hosa: isti sunt filii Hur

HOSA II.

Unus e janitoribus quos constituit David, qui templi ministri erant, et ad ejus januas excubabant, et sacras arculas, in quibus pecuniæ afferebantur, observabant, neminem immundum ingredi permittebant, etc.

1 *Par.* 16-38 Obededom... et Hosa constituit janitores
26-10 De Hosa autem, id est, de filiis Merari
-11 Omnes hi filii, et fratres Hosa, tredecim
-16 Sephim et Hosa ad Occidentem juxta portam

HOSA.

Urbs in tribu Aser, nec longe a Tyro et ab Achziba, eaque decima inter nona viginti duas urbes hujus tribus videtur.

Josue. 19-29 Usque ad civit. munit. Tyrum et usque Hosa

HOSANNA.

Id est, Salva, obsecro. *Acclamatio solita Hebræis, qua a Deo prosperitatem omnem precantur et felicitatem, sumptumque est ex Psalmo* 117-25: O Domine, salvum me fac, o Domine, bene prosperare: *cujus versiculi prior pars in textu Hebræo est*, Anna Adonaï hoscihanna. *Respondet acclamationi nostræ*: Vivat, vivat... *Idcirco* hosanna filio David, *est quasi: Messiæ omnis felicitas: Vivat Messias; Vivat Christus Davidis filius.* Hosanna in altissimis, *id est, salva, obsecro, cum tu, qui habitas in cœlis; vel* in altissimis *sumitur pro* de altissimis, *hoc est: Cœlitus, divinitus, mirabiliter serva Christum regnum suum ineuntem. Benedictum sit regnum veniens Messiæ, filii David. Ita in die Palmarum clamabant Judæorum turbæ, quia regem ex semine David nasciturum sciebant, licet modum quo esset regnaturus ignorarent; ideo Scribæ et Pharisæi et hi omnes qui postea clamaverunt:* Non habemus regem nisi Cæsarem, *id est, regem non de gente Judæa, sed regem Romanorum; ideo, inquam, isti indignati sunt audientes pueros et populum in templo clamantes*: Hosanna filio David.

Matth. 21- 9 Clamabant, dicentes: Hosanna filio David: benedictus, qui venit in nomine Domini: hosanna in altissimis
-15 Et dicentes: Hosanna filio David
Marc. 11- 9 Qui sequebantur, clamabant, dicentes: Hosanna
-10 Hosanna in excelsis
Joan. 12-13 Hosanna, benedictus, qui venit in nomine Domini

HOSIEL.

Filius Semeï filii Ledan. Vide Semei II.

1 *Par.* 23- 9 Filii Semeï: Salomith, et Hosiel, et Aran

HOSPES.

Sap. 5-15 Tanquam memoria hospitis unius diei prætereuntis
19-13 Alii autem bonos hospites in servitutem redigebant
Eccli. 29-33 Transi hospes, et orna mensam
Matth. 25-35 Hospes eram, et collegistis me
-38 Quando autem te vidimus hospitem
-43 Hospes eram, et non collegistis me
-44 Quando te vidimus..sitientem aut hospitem
Act. 17-21 Athenienses a. omnes, et advenæ hospites
Rom. 16-23 Salutat vos Caïus hospes meus
Ephes. 2-12 Et hospites testamentorum, promissionis spem non habentes
-19 Ergo jam non estis hospites et advenæ
Hebr. 11-13 Confitentes quia peregrini, et hospites sunt super terram

HOSPITA.

Exod. 3-22 Postulabit mulier... ab hospita sua

HOSPITALIS.

2 *Mac.* 6- 2 Qui locum inhabitabant, Jovis hospitalis
1 *Tim.* 3- 2 Pudicum, hospitalem, doctorem
Tit. 1- 8 Sed hospitalem, benignum, sobrium
1 *Petr.* 4- 9 Hospitales invicem sine murmuratione

HOSPITALITAS.

Rom. 12-13 Hospitalitatem sectantes
Hebr. 13- 2 Et hospitalitatem nolite oblivisci

HOSPITIUM.

Gen. 24-32 Et introduxit eum in hospitium
Judic. 19-15 Et nullus eos recipere voluit hospitio
-19 Nulla re indigemus nisi hospitio
-23 Quia ingressus est homo hospitium meum
Judith. 13- 1 Festinaverunt servi illius ad hospitia
Sap. 18- 3 Solem sine læsura boni hospitii præstitisti
Eccli. 29-34 Hospitio mihi factus est frater
Act. 10-18 Si Simon... illic haberet hospitium
-23 Introducens ergo eos, recepit hospitio
28-23 Venerunt ad eum in hospitium plurimi
1 *Tim.* 5-10 Si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit
Phile. -22 Simul autem et para mihi hospitium
Hebr. 13- 2 Latuerunt quidam, Angelis hospitio receptis

HOSPITOR.

Eccli. 29-31 Vita nequam hospitandi de domo in domum
Et ubi hospitabitur, non fiducialiter aget
-32 Hospitabitur, et pascet, et potabit ingratos
Act. 10- 6 Hic hospitatur apud Simonem quemdam
-32 Hic hospitatur in domo Simonis
21-16 Apud quem hospitaremur Mnasonem
1 *Cor.* 16-19 Apud quos et hospitor

HOSTIA.

Exod. 10-25 Hostias quoque et holocausta dabis nobis
18-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta et hostias Deo
29-36 Cum immolaveris expiationis hostiam
32- 6 Obtulerunt holocausta, et hostias pacificas
34-25 Non immolabis super fermento sanguinem hostiæ meæ
Levit. 1- 2 Qui obtulerit ex vobis hostiam Domino
- 4 Ponetque manum super caput hostiæ
- 6 Detractaque pelle hostiæ, artus in frusta concident
3- 1 Quod si hostia pacificorum fuerit ejus oblatio
- 3 Et offerent de hostia pacificorum in oblationem Domino
- 6 Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio et pacificorum hostia
- 9 Et offerent de pacificorum hostia sacrificium
4-10 Sicut aufertur de vitulo hostiæ pacificorum
-23 Offeret hostiam Domino, hircum de capris
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine hostiæ
-29 Ponetque manum super caput hostiæ
-33 Ubi solent cædi holocaustorum hostiæ
6-25 Ista est lex hostiæ pro peccato
-30 Hostia enim quæ cæditur pro peccato
7- 1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto
- 7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto
Utriusque hostiæ lex una erit
-11 Hæc est lex hostiæ pacificorum
-13 Cum hostia gratiarum, quæ immolatur
-14 Erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem
-16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam
-30 Tenebit manibus adipem hostiæ et pectusc.
-32 Armus q. dexter de pacificorum hostiis cedet
-34 Tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis
9- 7 Cumque mactaveris hostiam populi
-13 Ipsam etiam hostiam in frusta concisam
-18 Immolavit et bovem atque arietem, hostias pacificas populi
10-14 Tibi e... reposita sunt de hostiis salutaribus
-17 Cur non comedistis hostiam pro peccato
14-13 Immolabit agnum, ubi solet immolari hostia
Et pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia
-14 Assumensque sacerdos de sanguine hostiæ,
17- 5 Ideo sacerdoti offerre debent filii Israel hostias suas
Et immolent eas hostias pacificas Domino
- 7 Et nequaquam ultra immolabunt hostias suas dæmonibus
19- 5 Si immolaveritis hostiam pacificorum Dom.
21-21 Non accedet offerre hostias Domino
22-29 Si immolaveritis hostiam pro gratiarum act.
23-19 Duosq. agnos anniculos hostias pacificorum
Num. 5- 8 Qui offertur... ut sit placabilis hostia
6-14 Et arietem immaculatum, hostiam pacificam
-17 Arietem vero immolabit hostiam pacificam

Hæc fuit oblatio { in hostias pacificorum boves duos, *etc.*

7-35 Elisur filii Sedeür
-41 Salamiel filii Surisaddaï
-47 Eliasaph filii Duel
-53 Elisama filii Ammiud
-59 Gamaliel filii Phadassur
-65 Abidan filii Gedeonis
-71 Ahiezer filii Ammisaddaï
-77 Phegiel filii Ochran
-83 Ahira filii Enan
-88 In hostias pacificorum boves viginti quatuor
15- 8 Quando... feceris holocaustum aut hostiam
29-39 In libamine et in hostiis pacificis
Deut. 12-11 Conferetis holocausta, et hostias, ac decimas
-14 In una tribuum tuarum offeres hostias
-27 Sanguinem hostiarum fundes in altari
27- 7 Immolabis hostias pacificas, comedesque ibi
Josue. 22-27 Et juris nostri sit offerre, et holocausta, et victimas, et pacificas hostias
Judic. 2- 5 Immolaveruntque ibi hostias Domino
16-23 Convenerunt in unum ut immolarent hostias
1 *Reg.* 1-21 Ut immolaret Domino hostiam solemnem
2-19 Ascendens cum viro suo, ut immolaret hostiam solemnem
9-13 Quia ipse benedicit hostiæ
3 *Reg.* 3- 4 Mille hostias in holocaustum obtulit Salomon
8-63 Mactavitque Salomon hostias pacificas
2 *Par.* 1- 6 Et obtulit in eo mille hostias
7- 5 Mactavit igitur rex Salomon hostias
28-23 Quos ego placabo hostiis, et aderunt mihi
29-31 Obtulit ergo..hostias et laudes et holocausta
32-23 Multi etiam deferebant hostias et sacrificia
35-13 Pacificas vero hostias coxerunt in lebetibus
1 *Esdr.* 6- 3 Ut domus Dei ædificaretur.. in loco ubi immolent hostias

Psal. 26- 6 Immolavi in tabernaculo ejus hostiam vociferationis
95- 8 Tollite hostias, et introite in atria ejus
115-17 Tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo
Prov. 16- 5 Accepta est autem apud Deum magis, quam immolare hostias
21-27 Hostiæ impiorum abominabiles
Sap. 3- 6 Et quasi holocausti hostiam accepit illos
Isai. 19-21 Et colent eum in hostiis et in muneribus
57- 7 Et illuc ascendisti ut immolares hostias
Baruc. 6-27 Hostias illorum vendunt sacerdotes ipsorum
Dan. 2-46 Hostias, et incensum præcepit ut sacrificar. ei
9-27 Et in dimidio hebdomadis deficiet hostia et sacrificium
Osee. 8-13 Hostias offerent, immolabunt carnes
Amos. 5-25 Numquid hostias et sacrificium obtulistis
Jonæ. 1-16 Et immolaverunt hostias Domino, et voverunt vota
Soph. 1- 7 Quia præparavit Dominus hostiam
- 8 Et erit : in die hostiæ Domini, visitabo super principes
2 Mac. 3-32 Obtulit pro salute viri hostiam salutarem
-35 Heliodorus autem, hostia Deo oblata
14-31 Et sacerdotibus solitas hostias offerentibus
Luc. 2-24 Et ut darent hostiam secundum quod dictum est
Act. 7-31 Et obtulerunt hostiam simulacro
-42 Numquid victimas et hostias obtulistis mihi
Rom. 12- 1 Ut exhibeatis... hostiam viventem, sanctam
1 Cor. 10-18 Nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris ?
Ephes. 5- 2 Et tradidit semetipsum... hostiam Deo in odorem suavitatis
Philip. 4-18 Habeo autem omnia... hostiam acceptam
Hebr. 7-27 Prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi
8- 3 Ad offerendum munera, et hostias constituitur
9- 9 Juxta quam munera, et hostiæ offeruntur
-23 Ipsa a. cœlestia melioribus hostiis quam istis
-26 Destitutionem peccati per hostiam suam apparuit
10- 1 Eisdem ipsis hostiis, quas offerunt indesinenter
- 5 Hostiam, et oblationem noluisti : corpus autem aptasti mihi
- 8 Quia hostias, et oblationes, et holocautomata pro peccato noluisti
-11 Et easdem sæpe offerens hostias
-12 Hic a. unam pro peccatis offerens hostiam
-26 Jam non relinquitur pro peccatis hostia
11- 4 Fide plurimam hostiam Abel, quam Caïn, obtulit Deo
13-15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo
-16 Talibus enim hostiis promeretur Deus
1 Petr. 2- 5 Offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo

HOSTILIS.

Levit. 26-35 In terra hostili, sabbatizabit
-38 Peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet
-41 Et inducam illos in terram hostilem, donec erubescat
-44 Et tamen etiam cum essent in terra hostili
Judic. 7-21 Stantes singuli in loco suo per circuitum castrorum hostilium
Eccli. 46- 7 Impetum fecit contra gentem hostilem
Isai. 1- 7 Et desolabitur sicut in vastitate hostili
Thren. 1- 7 Cum caderet populus ejus in manu hostili

HOSTILITER.

Num. 25-18 Quia et ipsi hostiliter egerunt contra vos
2 Mac. 14-11 Hostiliter se habentes adversus Judam

HOSTIS.

Gen. 14-20 Quo protegente, hostes in manibus tuis sunt
Exod. 22-10 Aut debilitatum, vel captum ab hostibus
32-25 Et inter hostes nudum constituerat
Levit. 26-16 Frustra seretis sementem, quæ ab hostibus devorabitur
-17 Et corruetis coram hostibus vestris
-25 Et trademini in manibus hostium
-36 Dabo pavorem in cordibus eorum in regionibus hostium
Num. 10- 9 Contra hostes qui dimicant adversum vos
14-31 De quibus dixistis quod prædæ hostibus for.
24- 8 Devorabunt gentes hostes illius
25-17 Hostes vos sentiant Madianitæ, et percutite
Deut. 7-15 Non inferet tibi, sed cunctis hostibus tuis
12-10 Ut requiescatis a cunctis hostibus per circuitum
20- 1 Si exieris ad bellum contra hostes tuos
-14 Et comedes de spoliis hostium tuorum
Deut. 23- 9 Quando egressus fueris adversus hostes tuos
28-25 Tradat te Dominus corruentem ante hostes
-53 In angustia et vastitate qua opprimet te hostis tuus
32-27 Ne forte superbirent hostes eorum, et dicerent
-41 Reddam ultionem hostibus meis
-43 Et vindictam retribuet in hostes eorum
Josue. 7- 3 Populus frustra vexabitur contra hostes paucissimos ?
- 8 Videns Isr. hostibus suis terga vertentem
-12 Nec poterit Israel stare ante hostes suos
-13 Non poteris stare coram hostibus tuis
8-22 Egressi ex urbe contra suos, medios hostium ferire cœperunt
10-19 Vos a. nolite stare, sed persequimini hostes
-25 Sic e. faciet Dominus cunctis hostibus vestris
21-42 Nullusque eis hostium resistere ausus est
22- 8 Dividite prædam hostium cum fratribus
23-10 Unus e vobis persequetur hostium mille viros
Judic. 2- 3 Ut habeatis hostes, et dii eorum sint vobis in ruinam
-14 Et vendiderunt hostibus, qui habitabant per gyrum
3- 2 Ut postea discerent filii eorum certare cum hostibus
4-16 Et omnis hostium multitudo usque ad internecionem caderet
5- 8 Et portas hostium ipse subvertit
-11 Et hostium suffocatus est exercitus
-22 Per præceps ruentibus fortissimis hostium
7-11 Et securior ad hostium castra descendes
8-11 Percussit castra hostium, qui securi erant
11-36 Concessa tibi ultione atque victoria de hostibus tuis
16-28 Ut ulciscar me de hostibus meis
20-43 Ut ex utraque parte ab hostibus cæderentur
1 Reg. 30-26 Accipite benedictionem de præda hostium
2 Reg. 8-10 Hostis quippe erat Thoü Adarezer
4 Reg. 3-26 Quod cum vidisset rex Moab, prævaluisse scilicet hostes
6-18 Hostes vero descenderunt ad eum
1 Par. 21-12 Aut tribus mensibus te fugere hostes tuos
2 Par. 6-28 Et hostes, vastatis regionibus, portas obsederint civitatis
-36 Iratus fueris eis, et tradideris hostibus
13-13 Cumque ex adverso hostium staret
18-14 Et tradentur hostes in manus vestras
25- 8 Superari te faciet Deus ab hostibus
-20 Ut traderetur in manus hostium propter deos Edom
36 19 Incenderunt hostes domum Dei
1 Esdr. 4- 1 Audierunt autem hostes Judæ et Benjamin
2 Esdr. 4-11 Dixerunt hostes nostri : Nesciant, et ignorent
9-27 Et dedisti eos in manu hostium suorum
Qui salvarent eos de manu hostium suorum
Tobiæ. 12-10 Qui autem faciunt peccatum, et iniquitatem, hostes sunt animæ suæ
Judith. 4-14 Sic erunt universi hostes Israël : si perseveraveritis in hoc opere
13-18 Et interfecit in manu mea hostem populi sui hac nocte
Esth. 3-10 Et dedit eum Aman... de progenie Agag, hosti Judæorum
7- 4 Nunc autem hostis noster est, cujus crudelitas redundat in regem
- 6 Hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman
8- 5 Veteres Aman litteræ, insidiatoris et hostis Judæorum
-13 Paratos esse Judæos ad capiendam vindictam de hostibus suis
9- 1 Et hostes eorum inhiabant sanguini
- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ hostis Judæorum
-16 Steterunt Judæi, interfectis hostibus, ac persecutoribus suis
-24 Hostis et adversarius Judæorum, cogitavit contra eos malum
14-13 Et transfer cor illius in odium hostis nostri
Job. 6-23 Vel, Liberate me de manu hostis
16-10 Hostis meus terribilibus oculis me intuitus est
19-11 Et sic me habuit quasi hostem suum
22-25 Eritque Omnipotens contra hostes tuos
38 23 Quæ præparavi in tempus hostis, in diem pugnæ et belli ?
Sap. 11- 3 Steterunt contra hostes, et de inimicis se vindicaverunt
Eccli. 37- 5 Sodalis amico condolet causa ventris, et contra hostem accipiet scutum
46- 2 Expugnare insurgentes hostes, ut consequeretur hæreditatem
- 4 Nam hostes ipse Dominus perduxit
Eccle. 46- 9 Stare contra hostem, et prohibere gentem a peccatis
-19 In oppugnando hostes circumstantes undique
47-15 Cui subjecit Deus omnes hostes
Isai. 1-24 Heu, consolabor super hostibus meis
9-11 Elevabit Dominus hostes Rasin super eum
11-13 Et auferetur zelus Ephraim et hostes Juda peribunt
26-11 Videant, et confundantur... et ignis hostes tuos devoret
49-26 Et cibabo hostes tuos carnibus suis
59-18 Ad retributionem indignationis hostibus s.
63-18 Hostes nostri conculcaverunt sanctificationem tuam
Jerem. 30-16 Et universi hostes tui in captivitatem ducentur
48- 5 Quoniam in descensu Oronaïm hostes ululatum contritionis audierunt
50- 7 Et hostes eorum dixerunt : Non peccavimus
Thren. 1- 5 Facti sunt hostes ejus in capite
- 7 Viderunt eam hostes, et deriserunt sabbata
-10 Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus
-17 Adversum Jacob in circuitu ejus hostes ejus
2- 4 Firmavit dexteram suam quasi hostis
-17 Et exaltavit cornu hostium tuorum
4-12 Quoniam ingrederetur hostis et inimicus
Ezech. 11- 9 Daboque vos in manu hostium, et faciam in vobis judicia
39-23 Et tradiderim eos in manus hostium
Dan. 4-16 Et interpretatio ejus hostibus tuis sit
Amos. 5-12 Hostes justi accipientes munus, et pauperes deprimentes in porta
Mich. 5- 9 Exaltabitur manus tua super hostes tuos
Nahum. 1- 2 Ulciscens Dom. in hostes suos, et irascens
1 Mac. 7-29 Et hostes parati erant rapere Judam
8-23 Gladiusque et hostis procul sit ab eis
14-33 Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ, ubi erant arma hostium antea
-34 Gazaram, quæ est in finibus Azoti, in qua hostes antea habitabant
16- 2 Expugnavimus hostes Israël ab adolescentia
2 Mac. 3-38 Si quem habes hostem, aut regni tui insidiatorem
4-16 Quos hostes et peremptores habuerant
5- 6 Arbitrans hostium et non civium se trophæa capturum
- 8 Ut patriæ et civium hostis, in Ægyptum extrusus est
8- 6 Non paucas hostium strages dabat
-16 Rogabat ne hostibus reconciliarentur, neque metuerent...
Adversum se hostium multitudinem
10-27 Et proximi hostibus effecti, resederunt
11-11 Leonum a. more impetu irruentes in hostes
12-22 Timor hostibus incussus est, ex præsentia Dei
-28 Qui potestate sua vires hostium confringit
13-16 Ac perturbatione hostium castra replentes
-21 Enuntiavit a. mysteria hostibus Rhodocus
14-22 Ne forte ab hostibus repente mali aliquid oriretur
15-20 Hostesque adessent, atque exercitus esset ordinatus

HOTHAM I.

Filius tertius Heber nepotis Aser.

1 Par. 7-32 Heber autem genuit Jephlat, et Somer, et Hotham

HOTHAM II.

Inter fortissimos viros in exercitu David inscribuntur filii ejus.

1 Par. 11-44 Samma et Jehiel filii Hotham Arorites

HOZAI.

Nomen est prophetæ illius temporis, et liber de quo hic fit mentio non extat. Quidam Hebræi putant esse Isaïam, teste D. Hieronymo.

2 Par. 33-19 Scripta sunt in sermonibus Hozaï

HUC.

Gen. 15-16 Generatione autem quarta revertentur huc
19- 5 Educ illos huc, ut cognascamus eos
27-21 Accede huc, ut tangam te, fili mi
-45 Postea mittam, et adducam te inde huc
45- 8 Sed Dei voluntate huc missus sum
48- 5 Duo ergo filii tui... antequam huc venirem ad te, mei erunt
Exod. 2-12 Cumque circumspexisset huc atque illuc
3- 5 At ille : Ne appropies, inquit, huc
Num. 16-37 Et ignem huc illucque dispergat
Josue. 2- 2 Ecce viri ingressi sunt huc per noctem
3- 9 Accedite huc, et audite verbum Domini

Josue. 8-20 Non potuerunt ultra huc illucque diffugere
18- 6 Et huc venietis ad me, ut coram Domino
Judic. 6-30 Produc filium tuum huc, ut moriatur
15- 5 Dimisit ut huc illucque discurrerent
18- 3 Quis te huc adduxit? quid hic agis? Quam ob causam huc venire voluisti?
Ruth. 2-14 Quando hora vescendi fuerit, veni huc, et comede panem
3-14 Cave ne quis noverit quod huc veneris
1 Reg. 14-16 Et ecce multitudo prostrata, et huc illucque diffugiens
-36 Et ait sacerdos : Accedamus huc ad Deum
-38 Dixitque Saül : Applicate huc universos angulos populi
16-11 Nec enim discumbemus prius quam huc ille veniat
23-13 Egressi de Ceïla, huc atque illuc vagabantur
2 Reg. 1-10 Et attuli ad te dominum meum huc
5- 6 Non ingredieris huc, nisi abstuleris cæcos et claudos dicentes : Non ingredietur David huc
20-16 Dicite Joab : Appropinqua huc, et loquar
3 Reg. 2-36 Et non egredieris inde huc atque illuc
-42 Quacumque die egressus, ieris huc atq. illuc
18-45 Cumque se verteret huc atque illuc
20-40 Dum a. ego turbatus huc illucq. me verterem
4 Reg. 2-14 Percussitque aquas, et divisæ sunt huc atque illuc
4-35 Deambulavit in domo, semel huc atque illuc
8- 7 Nuntiaveruntque ei, dicentes : Venit vir Dei huc
1 Par. 10- 7 Dereliquerunt urbes suas, et huc illucque dispersi sunt
11- 5 Dixeruntq... ad David : Non ingredieris huc
2 Par. 28-13 Dixerunt eis : Non introducetis huc captivos
1 Esdr. 4- 2 Assur, qui adduxit nos huc
Judith. 13-20 Ibi commorantem, et inde huc revertentem
Esth. 14-18 Ex quo huc translata sum, usque in præsentem diem
Job. 38-11 Usque huc venies, et non procedes amplius
Prov. 25- 7 Melius est enim ut dicatur tibi : Ascende huc
Isai. 57- 3 Vos autem accedite huc, filii auguratricis
Jerem. 22-11 Non revertetur huc amplius
31- 8 Cœtus magnus revertentium huc
50- 5 In Sion interrogabunt viam, huc facies eor.
Ezech. 40- 4 Quia ut ostendantur tibi, adductus es huc
1 Mac. 6-45 Et cadebant ab eo huc atque illuc
2 Mac. 14- 7 Defraudatus parentum gloria... huc veni
Matth. 8-29 Venisti huc ante tempus torquere nos?
17-16 Jesus ait... Afferte huc illum ad me
22-12 Quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptialem?
Marc. 11- 3 Et continuo illum dimittet huc
Luc. 9-41 Jesus dixit... Adduc huc filium tuum
14-21 Et cæcos et claudos introduc huc
16-26 Ut hi, qui volunt hinc transire ad vos, non possint, neque inde huc transmeare
22-51 Respondens a. Jesus, ait : Sinite usque huc
23- 5 Incipiens a Galilæa usque huc
Joan. 4-15 Ut non sitiam, neque veniam huc haurire
6-25 Dixerunt ei : Rabbi, quando huc venisti?
Act. 9-21 Et huc ad hoc venit, ut vinctos illos duceret
17- 6 Qui urbem concitant, et huc venerunt
25-17 Cum ergo huc convenissent sine ulla dilatione
Apoc. 4- 1 Ascende huc, et ostendam tibi quæ oportet fieri
11-12 Et audierunt vocem... dicentem eis : Ascendite huc

HUCAC.

Urbs Levitica in tribu Aser. Vocatur Helcath in Josue 21-31, *et Halcath,* 19-25.

1 Par. 6-75 Hucac quoque et suburbana ejus

HUCUCA. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-34 Atque inde egreditur in Hucuca

HUC USQUE.

Gen. 44-28 Et huc usque non comparet
Deut. 10- 5 Quæ huc usque ibi sunt, sicut mihi præcepit Dominus
1 Reg. 7-12 Dixitque : Huc usque auxiliatus est nobis Dominus
2 Reg. 7-18 Quis ego sum.. quia adduxisti me huc usque?
Jerem. 48-47 Huc usque judicia Moab
51-64 Huc usque verba Jeremiæ
Dan. 7-28 Huc usque finis verbi

HUJUSCEMODI *et* HUJUSMODI.

Gen. 39-10 Hujuscemodi verbis per singulos dies
43-32 Profanum putant hujuscemodi convivium
Exod. 8-24 Corruptaq. est terra ab hujuscemodi muscis
13-10 Custodies hujuscemodi cultum statuto tempore
Exod. 31-18 Completis hujuscemodi sermonibus in monte Sinaï
Levit. 7-21 Et comederit de hujuscemodi carnibus
11-28 Et qui portaverit hujuscemodi cadavera
-35 Quidquid de morticinis hujuscemodi ceciderit
15- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit...
-13 Si sanatus fuerit qui hujuscemodi sustinet passionem
Num. 3-31 Et velum, cunctamque hujuscemodi supellectilem
-36 Et omnia quæ ad cultum hujuscemodi pertinent
11-33 Nec defecerat hujuscemodi cibus
19-18 Homines hujuscemodi contagione pollutos
Deut. 4-32 Si facta est aliquando hujuscemodi res
1 Reg. 2-23 Et dixit eis : Quare facitis res hujuscemodi
5- 7 Videntes a. viri Azotii hujuscemodi plagam
13- 4 Universus Isr. audivit hujuscemodi famam
17-11 Audiens autem Saül... sermones Philisthæi hujuscemodi
18-24 Hujuscemodi verba locutus est David
22-15 Ne suspicetur rex adversus servum suum rem hujuscemodi
24-17 Cum autem complesset David loquens sermones hujuscemodi ad Saül
2 Reg. 1-17 Planxit autem David planctum hujuscemodi super Saül
13-18 Hujuscemodi enim filiæ regis virgines vestibus utebantur
14- 3 Et loqueris ad eum sermones hujuscemodi
-13 Dixitque mulier : Quare cogitasti hujuscemodi rem
17- 6 Hujuscemodi sermonem locutus est
-21 Quoniam hujuscemodi dedit consilium contra vos
24- 3 Sed quid sibi... rex vult in re hujuscemodi?
3 Reg. 3-10 Quod Salomon postulasset hujuscemodi rem
5-14 Et Adoniram erat super hujuscemodi indictione
10-12 Non sunt allata hujuscemodi ligna thyina
22-20 Et dixit unus verba hujusmodi, et alius aliter
2 Par. 6- 8 Bene quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem
26-18 Qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium
32- 1 Post quæ et hujuscemodi veritatem, venit...
- 8 Confortatusq. est popul. hujuscemodi verbis
1 Esdr. 4- 8 Scripserunt epistolam... hujuscemodi
5-11 Hujuscemodi a. sermonem responderunt
2 Esdr. 1- 4 Cumque audissem verba hujuscemodi
13-26 Numquid non in hujuscemodi re peccavit Salomon
Tobiæ. 2-23 Atque his et aliis hujuscemodi verbis exprobrabat ei
Job. 14- 3 Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos
15-13 Ut proferas de ore t. hujuscemodi sermones
30- 7 Qui inter hujuscemodi lætabantur
Eccle. 7-11 Stulta enim est hujuscemodi interrogatio
Sap. 16- 9 Quia digni erant ab hujuscemodi exterminari
Eccli. 20-16 Odibilis est homo hujusmodi
23-27 Expellit a se timorem Dei hujusmodi hominis timor
Jerem. 2-10 Et videte si factum est hujuscemodi
5-29 Aut super gentem hujuscemodi non ulciscetur anima?
9- 9 Aut in gente hujusmodi non ulciscetur anima mea?
37- 4 Audientes Chaldæi.. hujuscemodi nuntium
44- 4 Nolite facere verbum abominationis hujuscemodi, quam odivi
Dan. 1-14 Audito sermone hujuscemodi, tentavit eos
2-10 Et potens verbum hujuscemodi sciscitatur
-28 Et visiones capitis tui in cubili tuo hujuscemodi sunt
10-15 Cumq. loqueretur mihi hujuscemodi verbis
13-27 Quia nunquam dictus fuerat sermo hujusmodi de Susanna
2 Mac. 2- 3 Alia hujusmodi dicens, hortabatur ne legem
8- 7 Maxime autem noctibus ad hujuscemodi excursus ferebatur
15-12 Erat autem hujuscemodi visus
Marc. 7-13 Et similia hujusmodi multa facitis
9-36 Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit
Joan. 8- 5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare
Act. 19-25 Et eos qui hujusmodi erant opifices, dixit
22-22 Dicentes : Tolle de terra hujusmodi
25-20 Hæsitans autem ego de hujusmodi quæstione
Rom. 16-18 Hujuscemodi e. Christo Do. nostro serviunt
1 Cor. 5- 5 Tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis
1 Cor. 7-15 Non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi
-28 Tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi
16-18 Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt
2 Cor. 12- 2 Raptum hujusmodi usq. ad tertium cœlum
- 3 Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore
- 5 Pro hujusmodi gloriabor : pro me autem nihil gloriabor
Galat. 5-23 Adversus hujusmodi non est lex
6- 1 Hujusmodi instruite in spiritu lenitatis
Ephes. 5-27 Non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi
2 Petr. 1-17 Voce delapsa ad eum hujuscemodi
3 Joan. - 8 Non ergo debemus suscipere hujusmodi

HUL.

Filius Aram. Nepotes ejus creduntur probabiliter habitasse provinciam Armeniæ inter Cyrum et Araxem positam.

Gen. 10-23 Filii Aram : Us, et Hul, et Gether
1 Par. 1-17 Hus, et Hul, et Gether, et Mosoch

HUMANE.

2 Mac. 9-27 Eum modeste et humane acturum
Act. 27- 3 Humane autem tractans Julius Paulum

HUMANITAS.

Esth. 16- 4 Et humanitatis in se jura violare
-11 Et tantam in se expertus humanitatem
2 Mac. 4-11 Quæ humanitatis causa Judæis a regibus fuerant constituta
6-22 Hanc in eo faciebant humanitatem
14- 9 Et generi, secundum humanitatem tuam pervulgatam omnibus, prospice
Act. 28- 1 Barbari vero præstabant non modicam humanitatem nobis
Tit. 3- 4 Cum autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris

HUMANUS, A, UM.

Gen. 8-21 Sensus enim et cogitatio humani cordis
9- 6 Quicumque effuderit humanum sanguinem
Num. 19-13 Omnis qui tetigerit humanæ animæ morticinum
4 Reg. 23-20 Et combussit ossa humana super ea
Job. 10- 5 Et anni tui sicut humana sunt tempora
Sap. 7-23 Humanus, benignus, stabilis, certus, securus
11- 7 Humanum sanguinem dedisti injustis
12-19 Quoniam oportet justum esse et humanum
14-21 Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio
Ezech. 4-15 Dedi tibi fim. boum pro stercoribus humanis
Dan. 2-43 Commiscebuntur quidem humano semine
4-13 Cor ejus ab humano commutetur, et cor feræ detur ei
2 Mac. 9- 8 Supra humanum modum superbia repletus
Act. 17-25 Nec manibus humanis colitur indigens aliquo
Rom. 6-19 Humanum dico, propter infirmitatem carnis
1 Cor. 2- 4 Non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis
-13 Non in doctis humanæ sapientiæ verbis
4- 3 Ut a vobis judicer, aut ab humano die
10-13 Tentatio vos non apprehendat nisi humana
Jacob. 3- 7 Et domita sunt a natura humana
1 Petr. 2-13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ
2 Petr. 1-21 Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia

HUMECTUS.

Job. 8-16 Humectus videtur antequam veniat sol

HUMENS.

Judic. 16- 7 Si septem nerviceis funibus, necdum siccis et adhuc humentibus, ligatus fuero
Job. 40-16 Sub umbra dormit... et in locis humentibus

HUMERALE.

Levit. 8- 7 Et desuper humerale imposuit
Eccli. 45-10 Et humerale posuit ei, et cinxit illum

HUMERULI.

3 Reg. 7-30 Quasi humeruli subter luterem fusiles
-34 Nam et humeruli illi quatuor
Ezech. 41-26 Hinc atque inde in humerulis vestibuli

HUMERUS.

Gen. 9-23 At vero Sem et Japheth pallium imposuerunt humeris suis
24-46 Deposuit hydriam de humero, et dixit mihi
49-15 Et supposuit humerum suum ad portandum
Exod. 12-34 Ligans in palliis, posuit super humeros suos
28-12 Portabitque Aaron nomina... super utrumque humerum

Num. 7- 9 Et onera propriis portant humeris
Deut. 32-11 Assumpsit eum, atque portavit in humeris
33-12 Quasi in thalamo... et inter humeros illius requiescet
Josue. 4- 5 Et portate inde.. lapides in humeris vestris
Judic. 9-48 Præcidit arboris ramum, impositumque ferens humero
16- 3 Impositasque humeris suis portavit ad verticem montis
1 *Reg.* 9- 2 Ab humero et sursum eminebat super omnem populum
10- 9 Itaque cum avertisset humerum suum
-23 Altior fuit univ. populo ab humero et sursum
17- 6 Et clypeus æreus tegebat humeros ejus
1 *Par.* 15-15 Tulerunt.. arcam.. humeris suis in vectibus
2 *Par.* 2- 2 Et numeravit septuaginta millia virorum portantium humeris
-18 Fecitq. ex eis..qui humeris onera portarent
2 *Esdr.* 9-29 Dederunt humerum recedentem
Job. 31-22 Humerus meus a junctura sua cadat
-36 Ut in humero meo portem illum
Eccli. 6-26 Subjice humerum tuum, et porta illam
Isai. 9- 4 Jugum e. oneris ejus, et virgam humeri ejus
- 6 Factus est principatus super humerum ejus
10-27 Auferetur onus ejus de humero tuo
11-14 Volabunt in humeros Philisthiim per mare
14-25 Et onus illius ab humero eorum tolletur
22-22 Dabo clavem domus David super humerum
30- 6 Portantes super humeros jumentorum divitias suas
46- 7 Portant illum in humeris gestantes, et ponentes in loco suo
47- 2 Discooperi humerum, releva crura, transi flumina
49-22 Et filias tuas super humeros portabunt
Baruc. 2-21 Inclinate humerum vestrum, et cervicem
6- 3 Et argenteos, et lapideos, et ligneos in humeris portari
-25 Sine pedibus in humeris portantur, ostentantes ignobilitatem
Ezech. 12- 6 In conspectu eorum in humeris portaberis
- 7 In humeris portatus in conspectu eorum
-12 In humeris portabitur, in caligine egredietur
25- 9 Ecce ego aperiam humerum Moab de civitatibus
29- 7 Lacerasti omnem humerum eorum
-18 Et omnis humerus depilatus est
34-21 Pro eo quod lateribus et humeris impingebatis
Soph. 3- 9 Ut... serviant ei (*Domino*) humero uno
2 *Mac.* 12-35 Humerumque ejus amputavit
15-30 Et manum cum humero abscissam
Matth. 23- 4 Et imponunt in humeros hominum
Luc. 15- 5 Eam imponit in humeros suos gaudens

HUMILIATIO.

Eccli. 2- 5 Homines vero receptibiles in camino humiliationis
Mich. 6-14 Et humiliatio tua in medio tui

HUMILIO.

Gen. 16- 9 Revertere ad dom... et humiliare sub manu
Deut. 21-14 Nec vendere poteris pecunia... quia humiliasti eam
22-24 Quia humiliavit uxorem proximi sui
-29 Habebit eam uxorem, quia humiliavit illam
Judic. 3-30 Humiliatusque est Moab in die illo
4-23 Humiliavit ergo Deus in die isto Jabin reg.
6- 6 Humiliatusque est Israël valde in conspectu Madian
8-28 Humiliatus est a. Madian coram filiis Israël
11-33 Humiliatiq. sunt filii Ammon a filiis Israël
19-24 Ut humilietis eas, et vestram libidinem compleatis
Ruth. 1-21 Cur ergo vocatis me Noëmi, quam Dominus humiliavit
1 *Reg.* 2- 7 Dominus pauperem facit et ditat, humiliat et sublevat
7-13 Et humiliati sunt Philisthiim
2 *Reg.* 8- 1 Percussit David Philisthiim, et humiliavit
22-28 Oculisque tuis excelsos humiliabis
3 *Reg.* 21-29 Nonne vidisti humiliatum Achab coram me? quia igitur humiliatus est mei causa
4 *Reg.* 22-19 Et perterritum est cor tuum, et humiliatus es coram Domino
1 *Par.* 17-10 Et humiliavi universos inimicos tuos
18- 1 Humiliaret eos, et tolleret Geth, et filias ej.
20- 4 Percussit Sobochaï Husathites... humiliavit
2 *Par.* 12- 7 Cumq. vidisset Dom. quod humiliati essent
Quia humiliati sunt, non disperdam eos
-12 Quia humiliati sunt, aversa est.. ira Domini
13-18 Humiliatique sunt filii Isr. in tempore illo
28-19 Humiliaverat enim Dominus Judam propter Achaz regem Juda
2*Par.* 32-26 Humiliatusque est postea, eo quod exaltatum fuisset cor ejus
34-27 Et humiliatus es in conspectu Dei
2 *Esdr.* 9-24 Humiliasti coram eis habitatores terræ Chan.
Judith. 4- 8 Humiliaverunt animas suas in jejuniis
6-15 Et de sua virtute gloriantes humilias
8-16 Ideo humiliemus illi animas nostras, et in spiritu constituti humiliato, servientes illi
-20 Humiliabit omnes gentes
Esth. 14- 2 Et corpus suum humiliavit jejuniis
Job. 22-29 Qui enim humiliatus fuerit, erit in gloria
24-24 Humiliabuntur sicut omnia, et auferentur
40- 6 Et respiciens omnem arrogantem humilia
Psal. 10-10 In laqueo suo humiliabit eum
17-28 Quoniam... oculos superborum humiliabis
34-13 Humiliabam in jejunio animam meam
-14 Quasi lugens et contristatus, sic humiliabar
37- 9 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis
38- 3 Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis
43-20 Quoniam humiliasti nos in loco afflictionis
-25 Quoniam humiliata est in pulvere anima nostra
50-10 Auditui meo dabis... et exultabunt ossa humiliata
-19 Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies
54-20 Et humiliabit illos, qui est ante sæcula
71- 4 Judicabit pauperes... et humiliabit calumniatorem
74- 8 Hunc humiliat, et hunc exaltat
80-15 Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem
87-16 Exaltatus a., humiliatus sum et conturbatus
88-11 Tu humiliasti sicut vulneratum, superbum
89-15 Lætati sumus pro diebus, quibus nos humiliasti
93- 5 Populum tuum, Domine, humiliaverunt
104-18 Humiliaverunt in compedibus pedes ejus
105-42 Et humiliati sunt sub manibus eorum
-43 Et humiliati sunt in iniquitatibus suis
106-12 Et humiliatum est in laboribus cor eorum
-17 Propter injustitias enim suas humiliati sunt
114- 6 Humiliatus sum, et liberavit me
115-10 Ego autem humiliatus sum nimis
118-67 Priusquam humiliarer, ego deliqui
-71 Bonum mihi quia humiliasti me
-75 Et in veritate tua humiliasti me
-107 Humiliatus sum usquequaque, Domine
141- 7 Intende ad deprecationem meam : quia humiliatus sum nimis
142- 3 Humiliavit in terra vitam meam
146- 6 Humilians autem peccatores usq. ad terram
Prov. 12-25 Mœror in corde viri humiliabit illum
16-19 Melius est humiliari cum mitibus, quam...
18-12 Et antequam glorificetur, humiliatur
25- 7 Quam ut humilieris coram principe
Eccle. 10-18 In pigritiis humiliabitur contignatio
Eccli. 3-20 Humilia te in omnibus, et.. invenies gratiam
4- 7 Et presbytero humilia animam tuam, et magnato humilia caput tuum
6-12 Si humiliaverit se contra te, et a facie tua
7-12 Est enim qui humiliat et exaltat
-19 Humilia valde spiritum tuum
11- 1 Sapientia humiliati exaltabit caput illius
12-11 Si humiliatus vadat curvus, adjice animum t.
13- 9 Humiliare Deo, et expecta manus ejus
-10 Attende ne seductus in stultitiam humilieris
-11 Ne humiliatus in stultiam seducaris
18-21 Ante languorem humilia te
19-23 Est qui nequiter humiliat se, et interiora ejus plena sunt dolo
29- 5 Et in promissionibus humiliant vocem suam
33-12 Ex ipsis maledixit et humiliavit et convertit
34-31 Quid proficit humiliando se ? orationem illius quis exaudiet ?
35-21 Oratio humiliantis se, nubes penetrabit
40- 3 Usque ad humiliatum in terra et cinere
Isai. 2- 9 Et incurvavit se homo, et humiliatus est vir
-11 Oculi sublimes hominis humiliati sunt
-12 Super omnem arrogantem : et humiliabitur
-17 Et humiliabitur altitudo virorum
5-15 Et incurvabitur homo, et humiliabitur vir
10-33 Excelsi statura succidentur, et sublimes humiliabuntur
13-11 Et arrogantiam fortium humiliabo
25- 5 Sicut æstus in siti, tumultum alienorum humiliabis
-11 Et humiliabit gloriam ejus cum allisione
-12 Humiliabuntur, et detrahentur in terram
26- 5 Civitatem sublimem humiliabit
Humiliabit eam usque ad terram
29- 4 Humiliaberis, de terra loqueris, et de humo audietur
32-19 Et humilitate humiliabitur civitas
40- 4 Et omnis mons et collis humiliabitur
Isai. 45- 2 Ego ante te ibo : et gloriosos terræ humiliabo
51-23 In manu eorum, qui te humiliaverunt
53- 4 Percussum a Deo et humiliatnm
57- 9 Et humiliata es usque ad inferos
58- 3 Humiliavimus animas nostras, et nescisti ?
60-14 Venient ad te curvi filii eorum, qui humiliaverunt te
Jerem. 13-18 Dic regi, et dominatrici : Humiliamini
Thren. 2- 5 Replevit in filia Juda humiliatum et humiliatam
3-33 Non enim humiliavit ex corde suo
5-11 Mulieres in Sion humiliaverunt
Baruc. 5- 7 Constituit enim Deus humiliare omnem montem excelsum
Ezech. 17-24 Quia ego Dom. humiliavi lignum sublime
21-26 Quæ humilem sublevavit, et sublimem humiliavit
22-10 Immunditiam menstruatæ humiliaverunt
Dan. 4-34 Gradientes in superbia potest humiliare
5-19 Et quos volebat, humiliabat
-22 Non humiliasti cor tuum, cum scires hæc
7-24 Et tres reges humiliabit
Osee. 7-10 Et humiliabitur superbia Israël
Zach. 10-11 Et humiliabitur superbia Assur, et sceptrum Ægypti recedet
1 *Mac.* 12-15 Et humiliati sunt inimici nostri
2 *Mac.* 8-35 Humiliatus auxilio Domini, ab his quos nullos existimaverat
9- 8 Nunc humiliatus ad terram in gestatorio portabatur
Matth. 18- 4 Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste
23-12 Qui autem se exaltaverit, humiliabitur : et qui se humiliaverit, exaltabitur
Luc. 3- 5 Et omnis mons, et collis humiliabitur
14-11 Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur
Et qui se humiliat, exaltabitur
18-14 Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur
Et qui se humiliat, exaltabitur
2 *Cor.* 11- 7 Aut numquid peccatum feci, me ipsum humilians
12-21 Ne iterum cum venero, humiliet me Deus apud vos
Philip. 2- 8 Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem
4-12 Scio et humiliari, scio et abundare
Jacob. 4-10 Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos
1 *Petr.* 5- 6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei

HUMILIS.

Levit. 13- 3 Ipsamque speciem lepræ humiliorem cute
- 4 Nec humilior carne reliqua
-20 Cum viderit locum lepræ humiliorem carne
-21 Et vicina carne non est humilior
-25 Et locus ejus reliqua cute est humilior
-26 Nec humilior plaga carne reliqua
-30 Siquidem humilior fuerit locus
-34 Nec humilior carne reliqua
14-37 Et humiliores superficie reliqua
Deut. 1- 7 Montana et humiliora loca contra Meridiem
2 *Reg.* 6-22 Et vilior fiam.. et ero humilis in oculis meis
4 *Reg.* 19-26 Et qui sedent in eis, humiles manu
Judith. 8-20 Expectemus humiles consolationem ejus
9-16 Sed humilium et mansuetorum semper tibi placuit deprecatio
16-13 Quando apparuerunt humiles mei, arescentes in siti
Esth. 11-11 Lux et sol ortus est, et humiles exaltati sunt
Job. 5-11 Qui ponit humiles in sublime, et mœrentes erigit
Psal. 10-18 Judicare pupillo et humili, ut non apponat
17-28 Quoniam tu populum humilem salvum facies
33-19 Et humiles spiritu salvabit
73-21 Ne avertatur humilis factus confusus
81- 3 Judicate egeno... humilem et pauperem justificate
101-18 Respexit in orationem humilium
112- 6 Et humilia respicit in cœlo et in terra
137- 6 Quoniam excelsus Deus, et humilia respicit
Prov. 29-23 Et humilem spiritu suscipiet gloria
Eccli. 3-21 Et ab humilibus honoratur
10-18 Et plantavit humiles ex ipsis gentibus
-21 Et reliquit memoriam humilium sensu
12- 6 Benefac humili, et non dederis impio
13-11 Noli esse humilis in sapientia tua, ne... seducaris
-25 Humilis autem cum ceciderit, expelletur et a notis
-27 Humilis deceptus est, insuper et arguitur
24-11 Et omnium excellentium et humilium corda virtute calcavi
25-31 Cor humile, et facies tristis, et plaga cordis

Eccli. 29-11 Verumtamen super humilem animo fortior esto
43-24 Ab ardore venienti humilem efficiet eum
Isai. 10- 2 Et vim facerent causæ humilium populi mei
57-15 Et cum contrito et humili spiritu : ut vivificet spiritum humilium
Ezech. 17- 6 Crevit in vineam latiorem humili statura
-14 Ut sit regnum humile, et non elevetur
21-26 Nonne hæc est, quæ humilem sublevavit
29-14 Collocabo eos in terra Phatures... et erunt ibi in regnum humile
-15 Inter cætera regna erit humillima
42- 5 Ubi erant gazophylacia in superioribus humiliora
Dan. 3-37 Sumusque humiles in universa terra
-87 Benedicite, sancti et humiles corde, Domino
4-14 Humillimum hominem constituet sup. eum
Amos. 2- 7 Qui... et viam humilium declinant
Malac. 2- 9 Dedi vos contemptibiles, et humiles omnibus populis
1 Mac. 6-40 Per montes excelsos et alia per loca humilia
14-14 Et confirmavit omnes humiles populi sui
Matth. 11-29 Et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde
Luc. 1-52 Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles
Rom. 12-16 Non alta sapientes, sed humilibus consentientes
2 Cor. 7- 6 Qui consolatur humiles, consolatus est nos
10- 1 Qui in facie quidem humilis sum inter vos
Jacob. 1- 9 Glorietur a. frater humilis in exaltatione
4- 6 Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam
1 Petr. 3- 8 In fine autem, omnes unanimes... misericordes, modesti, humiles
5- 5 Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam

HUMILITAS.

Gen. 29-32 Dicens : Vidit Dominus humilitatem meam
Deut. 26- 7 Respexit humilitatem nostram, et laborem
Judith. 6-15 Et respice ad nostram humilitatem
8-17 Ita etiam de nostra humilitate gloriemur
Esth. 15- 2 Memorare, inquit, dierum humilitatis tuæ
Psal. 9-14 Vide humilitatem meam de inimicis meis
21-22 A cornibus unicornium humilitatem meam
24-18 Vide hnmilitatem meam, et laborem meum
30- 8 Quoniam respexisti humilitatem meam
89- 3 Ne avertas hominem in humilitatem
118-50 Hæc me consolata est in humilitate mea
-92 Tunc forte periissem in humilitate mea
-153 Vide humilitatem meam, et eripe me
135-23 Quia in humilitate nostra memor fuit nostri
Prov. 11- 2 Ubi autem est humilitas, ibi et sapientia
15-33 Et gloriam præcedit humilitas
29-23 Superbum sequitur humilitas
Eccle. 12- 4 Et claudent ostia in platea, in humilitate vocis molentis
Eccli. 2- 4 Et in humilitate tua patientiam habe
11-13 Et erexit eum ab humilitate ipsius
13-24 Et sicut abominatio est superbo humilitas
19-24 Qui se nimium submittit a multa humilitate
20-11 Et est qui ab humilitate levabit caput
Isai. 32-19 Et humilitate humiliabitur civitas
Dan. 3-39 Et spiritu humilitatis suscipiamur
1 Mac. 3-51 Et sacerdotes tui facti sunt in luctum, et in humilitatem
Luc. 1-48 Quia respexit humilitatem ancillæ suæ
Act. 8-33 In humilitate judicium ejus sublatum est
20-19 Serviens Domino cum omni humilitate
Ephes. 4- 2 Cum omni humilitate, et mansuetudine
Philip. 2- 3 Sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes
3-21 Qui reformabit corpus humilitatis nostræ
Colos. 2-18 Volens in humilitate, et religione Angelorum
-23 Quæ sunt rationem quidem habentia sapientiæ in superstitione, et humilitate
3-12 Induite... benignitatem, humilitatem
Jacob. 1-10 Dives autem in humilitate sua
1 Petr. 5- 5 Omnes a. invicem humilitatem insinuate

HUMILITER.

Psal. 130- 2 Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam

HUMOR.

Levit. 13- 3 Atque concreverit fœdus humor
Job. 8-11 Numquid virere potest scirpus absque humore
Jerem. 17- 8 Quod ad humorem mittit radices suas
Luc. 8- 6 Et natum aruit, quia non habebat humorem

HUMUS.

Gen. 2- 9 Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu
-19 Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus
26-15 Puteos... obstruxerunt, implentes humo
Levit. 11-42 Quidquid... per humum trahitur, non comedetis
25- 5 Quæ sponte gignet humus, non metes
-19 Et gignat vobis humus fructus suos
Num. 13-21 Humus, pinguis an sterilis, nemorosa
14- 8 Et tradet humum lacte et melle manantem
16-32 Descenderuntque vivi in infernum operti humo
18-13 Universa frugum initia, quas gignit humus
Deut. 4-22 Ecce morior in hac humo, non transibo Jordanem
12- 1 Cunctis diebus quibus super humum gradieris
23-13 Fodies per circuitum et egesta humo operies
Josue. 3-17 Stabant super siccam humum in medio Jordanis
4-18 Cumque.. siccam humum calcare cœpissent
7-21 Argentumque fossa humo operui
2 Par. 31- 5 Omnium quæ gignit humus, decimas obtulerunt
2 Esdr. 4-10 Et humus nimia est, et nos non poterimus ædificare murum
9- 1 In jejunio et in saccis, et humus super eos
-25 Ceperunt itaque urbes munitas, et humum pinguem
Esth. 15- 7 Defluentia in humum indumenta sustentans
Job. 5- 6 Et de humo non oritur dolor
Isai. 2-10 Abscondere in fossa humo a facie timoris Domini
14- 1 Requiescere eos faciet super humum suam
28-24 Proscindet et sarriet humum suam
29- 4 De humo audietur eloquium tuum
Et de humo eloquium tuum mussitabit
32-13 Super humum populi mei spinæ et vepres ascendent
34- 7 Inebriabitur.. humus eorum adipe pinguium
- 9 Convertentur... et humus ejus in sulphur
41-25 Et velut plastes conculcans humum
Ezech. 11-17 Daboque vobis humum Israël
21- 2 Propheta contra humum Israël
33-24 Qui habitant in ruinosis his super humum Israël
36- 6 Idcirco vaticinare super humum Israël
-17 Domus Israël habitaverunt in humo sua
37-14 Requiescere vos faciam super humum vestram
-21 Et adducam eos ad humum suam
38-20 Omne reptile quod movetur super humum
Joel. 1-10 Depopulata est regio, luxit humus
Amos. 7-17 Humus tua funiculo metietur
9-15 Plantabo eos super humum suam
Soph. 1-17 Effundetur sanguis eorum sicut humus
Aggæi. 1-11 Et quæcumque profert humus
Zach. 9- 3 Coacervavit argentum quasi humum

HUPHAM. *Filius quartus Benjamin.*

Num. 26-39 Hupham, a quo familia Huphamitarum

HUPHAMITÆ.

Num. 26-39 Hupham, a quo familia Huphamitarum

HUR I.

Hur iste, de quo mentio fit in capp. Exodi 17-10 *et* 12 *et* 24-14, *videtur esse avus Beseleel, cap.* 31-2. *Ideoque non processit Moyses in genealogia Beseleel, et nullum ultra Hur nominavit, quod ex supra dictis satis esset cognitus. Porro Hur filius erat Caleb ex Ephratha uxore secunda, et genuit Uri, qui genuit Beseleel. Aaron et Hur sustentabant manus Moysis, usque dum penitus vinceretur Amalec. Dicunt quidam Hur fuisse maritum Mariæ sororis Moysis et Aaron.*

Exod. 17-10 Moyses a. et Aaron et Hur ascenderunt
-12 Aaron a. et Hur sustentabant manus ejus
24-14 Habetis Aaron et Hur vobiscum
31- 2 Ecce, vocavi ex nomine Beseleel filium Uri filii Hur de tribu Juda
35-30 Ecce, vocavit Dominus ex nomine Beseleel filium Uri filii Hur de tribu Juda
38-22 Quæ Beseleel filius Uri filii Hur... compleverat
1 Par. 2-19 Accepit uxorem Caleb, Ephratha : quæ peperit ei Hur
-20 Porro Hur genuit Uri : et Uri genuit Beseleel
-50 Hi erant filii Caleb, filii Hur primogeniti Ephratha
1 Par. 4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi, et Hur
- 4 Isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha
2 Par. 1- 5 Beseleel filius Uri filii Hur

HUR II.

Princeps Madianitarum, quem interfecerunt Israelitæ una cum aliis regibus et Balaam propheta, cujus consilio Madianitæ pertraxerunt Israelitas in idololatriam.

Num. 31- 8 Evi, et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe
Josue. 13-21 Hevæum, et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe

HUR III.

Pater Raphaïæ, principis vici Jerusalem, id est, dimidii vici, ut est in Hebræo textu.

2 Esdr. 3- 9 Et juxta eum ædificavit Raphaïa filius Hur

HURAI.

Inter fortissimos viros in exercitu David numeratur Hurai de torrente Gaas.

1 Par. 11-32 Huraï de torrente Gaas, Abiel

HURAM.

Nonus filius Bale filii Benjamin.

1 Par. 8- 5 Sed et Gera, et Sephuphan, et Huram

HURI I.

Pater Saphat quem elegit Moyses in tribu Simeon, ut ipse et undecim alii exploratores uniuscujusque tribus examinarent terram Chananæam.

Num. 13- 6 De tribu Simeon, Saphat filium Huri

HURI II. *Filius Jara, paterque Abihaïl.*

1 Par. 5-14 Hi filii Abihaïl, filii Huri, filii Jara

HUS.

Tres sunt hujus nominis filii : primus, filius Sem, sive potius filius Aram filii Sem ; secundus, filius Nachor fratris Abraham ; tertius, filius Disan, principis Idumææ, et filii Esaü. De primo Hus : 1 *Par.* 1-17 *filii Sem, Ælam, et Assur, et Arphaxad, et Lud, et Aram, et Hus, et Hul, et Gether, et Mosoch nati sunt. Paulo aliter, Gen.* 10-22 *filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad, et Lud, et Aram, (vers.* 23, *filii Aram :) Us, et Hul, et Gether, et Mes ; in Genesi etenim Us (qui in Paralipom. est Hus), et Hul, et Gether, et Mes (qui in Paralip. est Mosoch) sunt filii Aram filii Sem. In Paralip. Hus (qui in Genesi Us), et Hul, et Gether, et Mosoch (qui in Genesi Mes) sunt filii ipsius met Sem. Sed jam alicubi diximus aliquando nepotes cum filiis censitos fuisse. De secundo Hus, Gen.* 22-20, 21, 22, 23 : Nuntiatum est Abrahæ, quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri suo, Hus primogenitum, et Buz fratrem ejus, et Camuël patrem Syrorum, et Cased, et Azau, Pheldas quoque et Jedlaph, ac Bathuël, de quo nata est Rebecca : octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abrahæ. *De tertio Hus, qui filius Disan septimi et ultimi filiorum Seir Horræi, Gen.* 36-28 : Habuit autem filios Disan : Hus et Aram. *Seir autem filius fuit Isaac, qui filius Esaü, qui filius Abrahæ. Quidquid sit, tres habemus Hus : unum filium Sem, aut filium Aram filii Sem ; alterum, filium Nachor fratris Abraham ; tertium, filium Disan filii Seir. Primi posteris locum damus in Aram, quæ est Syria, et penes Damascum. Secundi posteris locum damus ubi Æsitæ, vel ut mavult Bochardus, Usitæ, in Arabia deserta : nec ii longe a Mesopotamia ubi Nachor degebat. Tertii posteros collocamus in Idumæa sive Edom, ubi Esaü.*

Gen. 22-21 Hus primogenitum, et Buz fratrem ejus
36-28 Habuit autem filios Disan : Hus et Aram
1 Par. 1-17 Filii Sem... et Aram, et Hus, et Hul, et Gether
-42 Filii Disan : Hus et Aran

HUS.

Videtur terra Hus, cujus est mentio apud Job. cap. 1, *vers.* 1, *eadem esse cum Idumæa.*

Job. 1- 1 Vir erat in terra Hus, nomine Job
Thren. 4-21 Lætare, filia Edom, quæ habitas in terra Hus

HUSAM.

Rex Idumææ. Cum mortuus esset Jobab, qui est Job, speculum patientiæ, super thronum ejus sedit Husam, quo mortuo, regnavit Adad filius Badad.

Gen. 36-34 Regnavit pro eo Husam de terra Themanorum

1 *Par.* 1-45 Regnavit pro eo Husam de terra Theman
-46 Obiit q. et Husam, et regnavit pro eo Adad

HUSATI.

Nomen est oppidi in tribu Juda; nam Sobochaï ex hac tribu fuisse colligitur ex eo quod dicitur eum fuise de stirpe Zarahi, hoc est, genus duxisse a Zara Judæ filio.

2 *Reg.* 21-18 Tunc percussit Sobochaï de Husati, Saph
23-27 Abiezer de Anathoth, Mobonnaï de Husati

HUSATHITES. *Vid.* Husati.

1 *Par.* 11-29 Sobbochaï Husathites, Ilaï Ahohites
20- 4 In quo percussit Sobochaï Husathites
27-11 Sobochaï Husathites de stirpe Zarahi

HUSI.

Pater Baana, qui fuit unus e duodecim præfectis quos instituit Salomon, ut singuli per singulos menses annonam præberent regi et domui ejus, et necessaria ministrarent; insuper et erant præfecti unusquisque super duodecimam partem regni Israel.

3 *Reg.* 4-16 Baana filius Husi, in Aser, et in Baloth

HUSIM I.

Nomen viri. Filius Dan filii Jacob. Husim in numero plurali scribitur, unde verisimile est plures esse filios Dan quibus fuisset commune idem vocabulum.

Gen. 46-23 Filii Dan : Husim

HUSIM II.

Nomen mulieris. Uxor Saharaïm, quam dimisit, dato illi repudii libello.

1 *Par.* 8- 8 Postquam dimisit Husim et Bara uxores suas

HYACINTHINUS, A, UM.

Exod. 26- 4 Ansulas hyacinthinas in lateribus
28-28 Superhumeralis vitta hyacinthina
-31 Facies et tunicam superhumeralis totam hyacinthinam
-37 Ligabisque eam vitta hyacinthina
36-11 Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortinæ
39-19 Quos jungebat vitta hyacinthina
-20 Fecerunt quoque tunicam superhumeralis totam hyacinthinam
-30 Strinxerunt eam cum mitra vitta hyacinthina
Levit. 8- 7 Et induens eum tunica hyacinthina
Num. 4- 6 Extendentque desuper pallium totum hyacinthinum
- 7 Mensam quoque propositionis involvent hyacinthino pallio
- 9 Sument et pallium hyacinthinum
-11 Altare aureum involvent hyacinthino vestimento
-12 Involvent hyacinthino pallio
15-38 Ponentes in eis vittas hyacinthinas
Esth. 1- 6 Aërii coloris, et carbasini ac hyacinthini
8-15 Hyacinthinis videlicet et aëreis
Apoc. 9-17 Habebant loricas igneas et hyacinthinas

HYACINTHUS.

Exod. 25- 4 Hyacinthum et purpuram, coccumque
26- 1 Decem cortinas de bysso retorta, et hyacintho
-31 Facies et velum de hyacintho, et purpura
-36 Facies et tentorium... de hyacintho
27-16 Fiet tentorium... ex hyacintho, et purpura
28- 5 Accipientque aurum, et hyacinthum
- 6 Facient a. superhumerale de auro et hyacintho
- 8 Varietas erit ex auro, et hyacintho
-15 Ex auro, hyacintho, et purpura
-33 Quasi mala punica facies, ex hyacintho, et purpura
35- 6 Hyacinthum et purpuram, coccumque
-23 Si quis habebat hyacinthum, et purpuram
-25 Mulieres doctæ... dederunt hyacinthum
-35 De hyacintho ac purpura, coccoque
36- 8 De bysso retorta, et hyacintho
-35 Fecit et velum de hyacintho, et purpura
-37 Fecit et tentorium... ex hyacintho
38-18 Opere plumario fecit tentorium ex hyacintho
-23 Polymitarius atq. plumarius ex hyacintho
39- 1 De hyacintho vero et purpura
- 2 Fecit igitur superhumerale de auro, hyacintho
- 8 Fecit et rationale... ex auro, hyacintho
-22 Mala punica ex hyacintho, purpura
-28 De bysso retorta, hyacintho, purpura
2 *Par.* 2- 7 Qui noverit operari in auro... et hyacintho
-14 Qui novit operari in auro... et hyacintho
2 *Par.* 3-14 Fecit quoque velum ex hyacintho
Eccli. 40- 4 Qui utitur hyacintho, et portat coronam
45-12 Stolam sanctam auro, et hyacintho
Jerem. 10- 9 Hyacinthus et purpura indumentum eorum
Ezech. 23- 6 Vestitos hyacintho, principes et magistratus
27- 7 Hyacinthus et purpura de insulis Elisa
-24 Multifariam involucris hyacinthi
1 *Mac.* 4-23 Acceperunt... et argentum, et hyacinthum

HYACINTHUS, *lapis.*

Cant. 5-14 Manus illius tornatiles aureæ, plenæ hyacinthis
Apoc. 21-20 Undecimum, hyacinthus

HYADES.

Sunt septem stellæ exiguæ in fronte Tauri; finguntur Atlantis fuisse filiæ ex Æthra matre; quæ cum Hyan fratrem suum, a leone interfectum, insolabiliter lugerent, miseratione Jovis totidem in stellas conversæ sunt, et ad pietatis memoriam, nomine fratris, et imbrifera virtute insignitæ. Nomina : Ambrosia, Eudora, Phæsyle, Coronis, Plexaris, Pytho, et Tyene vel Dione.

Job. 9- 9 Qui facit Arcturum, et Oriona, et Hyadas

HYBERNALIS.

Sap. 16-29 Ingrati enim spes tanquam hybernalis glacies tabescet

HYDRIA.

Gen. 24-14 Inclina hydriam tuam, ut bibam
-15 Habens hydriam in scapula sua
-16 Et impleverat hydriam, ac revertebatur
-17 Mihi ad bibendum præbe de hydria tua
-18 Celeriterq. deposuit hydriam super ulnam
-20 Effundensque hydriam in canalibus
-43 Da mihi pauxillum aquæ ad bibendum ex hydria tua
-45 Apparuit Rebecca veniens cum hydria
-46 Quæ festinans deposuit hydriam de humero
Judic. 7-20 Et hydrias confregissent
3 *Reg.* 7-50 Et hydrias, et fuscinulas, et phialas
17-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ in hydria
-14 Hydria farinæ non deficiet
-16 Hydria farinæ non defecit
18-34 Implete quatuor hydrias aqua
4 *Reg.* 12-13 Non fiebant ex eadem pecunia hydriæ templi Domini
Eccle. 12- 6 Et conteratur hydria super fontem
Jerem. 52-19 Hydrias, et thymiamateria, et urceos
Joan. 2- 6 Erant a. ibi lapideæ hydriæ sex positæ
- 7 Dicit eis Jesus : Implete hydrias aqua
4-28 Reliquit ergo hydriam suam mulier

HYDROPICUS.

Hydrope laborans. Hydropicus morbus est qui Latinis dicitur aqua intercus, quod sub cute nascatur humor aqueus, quo corpus turgescit. An Hydropicus sponte se obtulerit obtinendæ sanitatis causa, an a Pharisæis submissus ad Christum tentandum, incertum est; prior hypothesis, probabilior.

Luc. 14- 2 Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum

HYEMALIS.

Jerem. 36-22 Rex autem sedebat in domo hyemali in mense nono
Amos. 3-15 Percutiam domum hyemalem cum domo æstiva

HYEMO.

Isai. 18- 6 Omnes bestiæ terræ super illum hyemabunt
Act. 27-12 Cum aptus portus non esset ad hyemandum
Si quomodo possent, devenientes Phœnicen, hyemare
28-11 Navi Alexandrina quæ in insula hyemaverat
1 *Cor.* 16- 6 Apud vos autem forsitan manebo, vel etiam hyemabo
Tit. 3-12 Ibi enim statui hyemare

HYEMS.

Gen. 8-22 Æstas et hyems, nox et dies, non requiescent
Job. 37- 6 Qui præcipit... hyemis pluviis, et imbri
Cant. 2-11 Jam enim hyems transiit, imber abiit, et recessit
Eccli. 21- 9 Quasi qui colligit lapides suos in hyeme
Zach. 14- 8 In æstate et in hyeme erunt
Matth. 24-20 Orate a. ut non fiat fuga vestra in hyeme
Marc. 13-18 Orate vero ut hyeme non fiant
Joan. 10-22 Facta sunt autem Encænia in Jerosolymis : et hyems erat
2 *Tim.* 4-21 Festina ante hyemem venire

HYMENÆUS.

Primum fuit sancti Pauli discipulus; at per superbiam et invidiam a fide Christi et veritate excidit. Hymenæus, Philetus et Alexander cum Sadducæis dicebant resurrectionem jam factam esse. Horum errorem alii aliter explicant. Fortasse docebant resurrectionem factam in Christo resurgente, fideles autem non resurrecturos receptis corporibus, sed tantum spiritualiter per baptismum, quo renascuntur ad novam vitam. Ita D. Thomas. Hos hæreticos tradidit Satanæ sanctus Paulus, id est, excommunicavit, ut emendarentur et resipiscerent a sua blasphemia et hæresi; excommunicatio enim non ad perditionem, sed ad peccatoris emendationem ferenda est. Excommunicati dicuntur tradi Satanæ, quia extra societatem Ecclesiæ ejecti, tyrannidi et incursibus dæmonis expositi sunt. Aliqui putant excommunicatos olim a dæmone vexari solitos, ut corpus maceraretur, anima autem et mens hac pœna resipiscens, salva fieret in die judicii.

1 *Tim.* 1-20 Ex quibus est Hymenæus, et Alexander
2 *Tim.* 2-17 Ex quibus est Hymenæus, et Philetus

HYMNUS.

3 *Reg.* 8-28 Audi hymnum et orationem
1 *Par.* 16-36 Dicat omnis populus : Amen, et hymnum Domino
2 *Par.* 7- 6 Hymnos David canentes per manus suas
1 *Esdr.* 3-11 Concinebant in hymnis et confessione Do.
Judith. 16-15 Hymnum cantemus Domino
Hymnum novum cantemus Deo nostro
Psal. 60- 1 In finem, in hymnis David
64- 2 Te decet hymnus, Deus, in Sion
-14 Clamabunt, etenim hymnum dicent
66- 1 In finem, in hymnis, Psalmus cantici David
99- 4 Atria ejus in hymnis : confitemini illi
118-171 Eructabunt labia mea hymnum
136- 3 Hymnum cantate nobis de canticis Sion
148-14 Hymnus omnibus sanctis ejus
1 *Mac.* 4-24 Et conversi, hymnum canebant
-33 Et collaudent te omnes... in hymnis
13-47 Intravit in eam cum hymnis benedicens
-51 Et nablis, et hymnis, et canticis
2 *Mac.* 1-30 Sacerdotes autem psallebant hymnos
10-38 In hymnis et confessionibus benedicebant
12-37 Et cum hymnis clamorem extollens
Matth. 26-30 Hymno dicto, exierunt in montem Oliveti
Marc. 14-26 Hymno dicto, exierunt in montem Olivarum
Ephes. 5-19 Loquentes vobismet. in psalmis, et hymnis
Colos. 3-16 Commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis, et canticis

HYPOCRISIS.

Matth. 23-28 Intus a. pleni estis hypocrisi, et iniquitate
Luc. 12- 1 Attendite a fermento Pharisæorum, quod est hypocrisis
1 *Tim.* 4- 2 In hypocrisi loquentium mendacium

HYPOCRITA.

Job. 8-13 Et spes hypocritæ peribit
13-16 Non enim veniet in conspectu ejus omnis hypocrita
15-34 Congregatio enim hypocritæ sterilis
17- 8 Innocens contra hypocritam suscitabitur
20- 5 Et gaudium hypocritæ ad instar puncti
27- 8 Quæ est enim spes hypocritæ si avare rapiat
34-30 Qui regnare facit hominem hypocritam
Eccli. 1-37 Ne fueris hypocrita in conspectu hominum
Isai. 9-17 Quia omnis hypocrita est et nequam
33-14 Possedit tremor hypocritas
Matth. 6- 2 Sicut hypocritæ faciunt in synagogis
- 5 Non eritis sicut hypocritæ?
-16 Nolite fieri sicut hypocritæ tristes
7- 5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo
15- 7 Hypocritæ, bene prophetavit de vobis Isaias
22-18 Ait : Quid me tentatis, hypocritæ?
23-14 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-15 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-23 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-25 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-27 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-29 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
24-51 Partemque ejus ponet cum hypocritis
Marc. 7- 6 Bene prophetavit Isaias de vobis hypocritis
Luc. 6-42 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo
12-56 Hypocritæ, faciem cœli et terræ nostis probare
13-15 Hypocritæ, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem

HYSSOPUS.

In solemnibus cæremoniis ad expiationem institutis hyssopus adhibebatur, ut patet in

expiatione leprosi, Levit. 14-6; *et Num.* 19-6, *in expiatione quæ fiebat per aquam lustrationis. Quod autem dicitur de hyssopo in Evangelio sancti Joannis, existimat Baronius, anno Ch.* 34, *num.* 126, *fuisse ex temporis illius more in Calvario monte parata acetum, spongiam, et hyssopum, ut, si opus esset, spongia plena aceto, quod hyssopo esset infectum, vulneribus crucifixorum admoveretur ad sistendum sanguinem, ne scilicet nimis cito cruciarii morerentur; habet enim hyssopus, ut etiam spongia et acetum, vim sanguinem sistendi, ut ex auctoribus probat idem Baronius loco citato.*

Exod. 12-22 Fasciculumq. hyssopi tingite in sanguine
Levit. 14- 4 Lignum cedrinum, vermiculumque et hyssopum
- 6 Cum ligno cedrino, et cocco et hyssopo, tinget
-49 Lignumque cedrinum, et vermiculum atque hyssopum
-51 Tollet lignum cedrinum, et hyssopum
-52 Lignoque cedrino et hyssopo atque vermiculo
Num. 19- 6 Lignum quoque cedrinum, et hyssopum
-18 In quibus cum homo mundus tinxerit hyssopum
3 Reg. 4-33 Disputavit super lignis, a cedro... usque ad hyssopum
Psal. 50- 9 Asperges me hyssopo, et mundabor
Joan. 19-29 Hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ej.
Hebr. 9-19 Cum aqua, et lana coccinea, et hyssopo

I

IBI.

Gen. 2-12 Ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus
11- 7 Et confundamus ibi linguam eorum
- 9 Quia ibi confusum est labium univ. terræ
-31 Veneruntque usque Haran, et habitaverunt ibi
12- 7 Qui ædificavit ibi altare Domino, qui apparuerat ei
- 8 Tetendit ibi tabernaculum suum
Ædificavit quoque ibi altare Domino
-10 Descenditque Abram in Ægyptum, ut peregrinaretur ibi
13-18 Ædificavitque ibi altare Domino
14-10 Terga verterunt, cecideruntque ibi
19- 2 Declinate in dom. pueri vestri et manete ibi
22-15 Abjecit puerum subter unam arborum, quæ ibi erant
-31 Quia ibi uterque juravit
22- 2 Atque ibi offeres eum in holocaustum
24-54 Vescentes pariter et bibentes manserunt ibi
25-10 Ibi sepultus est ipse, et Sara uxor ejus
26-17 Ut veniret ad torrentem Geraræ, habitaretque ibi
-20 Sed et ibi jurgium fuit pastorum Geraræ
31-54 Qui cum comedissent, manserunt ibi
32-13 Cumque dormisset ibi nocte illa
33-20 Et erecto ibi altari, invocavit super illud fortissimum Deum Israël
35- 1 Surge, et ascende Bethel, et habita ibi
- 3 Surgite... ut faciamus ibi altare Deo
- 7 Ædificavitque ibi altare, et appellavit nomen loci illius
Ibi e. apparuit ei Deus cum fugeret fratrem
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi
-22 Dixerunt mihi nunquam sedisse ibi scortum
39-20 Ubi vincti regis custodiebantur, et erat ibi clausus
41-12 Erat ibi puer Hebræus, ejusdem ducis
43-18 Ibique exterriti, dixerunt mutuo
-25 Audierant enim quod ibi comesturi essent panem
45-11 Ibique te pascam... ne et tu pereas
46- 1 Et mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac
- 3 Quia in gentem magnam faciam te ibi
49-31 Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus
Exod. 8-22 Ut non sint ibi muscæ
15-25 Ibi constituit ei præcepta, atque judicia
16-33 Mitte ibi Man, quantum potest capere gomor
17- 3 Sitivit ergo ibi populus præ aquæ penuria
- 6 Stabo ibi coram te, supra petram Horeb
19- 2 Ibique Israël fixit tentoria e regione montis
24-12 Ascende ad me in montem, et esto ibi
-18 Et fuit ibi quadraginta diebus, et quadraginta noctibus
29-43 Ibique præcipiam filiis Israël
34-28 Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta dies
Levit. 8-31 Coquite carnes... et ibi comedite eas
16-23 Cum intraret sanctuarium, relictisque ibi
Num. 9-17 Ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur
11-16 Faciesque ibi stare tecum
-34 Ibi enim sepelierunt populum qui desideraverat
Venerunt in Haseroth, et manserunt ibi
Num. 13- 2 Ibique locutus est Dominus ad Moysen
-29 Stirpem Enac vidimus ibi
-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac
17-10 Ut servetur ibi in signum rebellium filiorum Israël
19-14 Et universa vasa quæ ibi sunt
20- 1 Mortuaque est ibi Maria, et sepulta in eodem loco
-15 Et habitavimus ibi multo tempore
-26 Aaron colligetur, et morietur ibi
33- 9 Ibique castrametati sunt
-38 Et ibi mortuus est anno quadragesimo
-49 Ibique castrametati sunt
35-25 Manebitque ibi, donec sacerdos magnus... moriatur
Deut. 1-28 Filios Enacim vidimus ibi
4-28 Ibique servietis diis, qui hominum manu fabricati sunt
-29 Cumq. quæsieris ibi Dominum Deum tuum
10- 5 Et posui tabulas... quæ huc usque ibi sunt
12- 5 Ut ponat nomen suum ibi, et habitet in eo
- 7 Et comedetis ibi in conspectu Domini Dei
- 8 Non facietis ibi quæ nos hic facimus hodie
-12 Ibi epulabimini coram Domino Deo vestro
-21 Quem elegerit Dominus Deus tuus, ut sit nomen ejus ibi
16- 2 Ut habitet nomen ejus ibi
- 6 Ut habitet nomen ejus ibi
-11 Ut habitet nomen ejus ibi
26- 2 Ut ibi invocetur nomen ejus
- 5 Ibi peregrinatus est in paucissimo numero
27- 5 Et ædificabis ibi altare Domino Deo tuo
- 7 Comedesq. ibi, et epulaberis coram Domino
28-36 Et servies ibi diis alienis, ligno et lapidi
-64 Et servies ibi diis alienis, quos et tu ignoras
-65 Dabit enim tibi Dominus ibi cor pavidum
-68 Ibi venderis inimicis tuis in servos et ancillas
31-15 Apparuitque Dominus ibi in columna nubis
-16 Ibi derelinquet me, et irritum faciet fœdus
-26 Ut sit ibi contra te in testimonium
33-19 Ibi immolabunt victimas justitiæ
34- 5 Mortuusque est ibi Moyses servus Domini
Josue. 2- 6 Operuitque eos stipula lini, quæ ibi erat
-16 Ibiq. latitate tribus diebus, donec redeant
-22 Manserunt ibi tres dies donec reverterentur
3- 1 Et morati sunt ibi tres dies
4- 8 Usque ad locum... ibique posuerunt eos
- 9 Et sunt ibi usque in præsentem diem
6-11 Et reversa in castra, mansit ibi
14-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est
18- 1 Ibique fixerunt tabernaculum testimonii
Judic. 1- 7 Adduxeruntque eum in Jerusalem, et ibi mortuus est
-26 Et ædificavit ibi civitatem, vocavitque eam Luzam
2- 5 Immolaveruntque ibi hostias Domino
5-11 Ibi narrentur justitiæ Domini
6-24 Ædificavit ergo ibi Gedeon altare Domino
7- 4 Duc eos ad aquas, et ibi probabo illos
9-21 Habitavitque ibi ob metum Abimelech fratris sui
14- 1 Vidensque ibi mulierem de filiabus Philisthiim
-19 Et percussit ibi triginta viros
Judic. 16- 1 Vidit ibi mulierem meretricem
- 2 Et ibi tota nocte cum silentio præstolantes
-27 Et erant ibi omnes principes Philisthinorum
-30 Et cæteram multitudinem quæ ibi erat
17- 7 Eratque ipse Levites, et habitabat ibi
18- 2 Cum... intrassent domum Michæ, requieverunt ibi
19-15 Diverteruntque ad eam, ut manerent ibi
-26 Ubi manebat dominus suus, et ibi corruit
20-27 Eo tempore ibi erat arca fœderis Dei
21- 4 Obtuleruntque ibi holocausta, et pacificas
- 9 Nullus ex eis ibi repertus est
Ruth. 1- 2 Ingressique regionem Moabitidem, morabantur ibi
- 4 Manseruntque ibi decem annis
-17 Moriar: ibique locum accipiam sepulturæ
3- 4 A parte pedum, et projicies te, et ibi jacebis
4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam, et sedit ibi
1 Reg. 1- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
-22 Ut appareat ante conspectum Domini, et maneat ibi jugiter
-28 Et adoraverunt ibi Dominum
6-14 Et plaustrum venit in agrum Josuë Bethsamitæ, et stetit ibi. Erat a. ibi lapis magnus
7- 6 Jejunaverunt in die illa, atque dixerunt ibi
-17 Ibi enim erat domus ejus, et ibi judicabat Israelem: ædificavit etiam ibi altare Dom.
10- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes
- 5 Et cum ingressus fueris ibi urbem
11-14 Eamus in Galgala, et innovemus ibi regnum
-15 Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino
Et immolaverunt ibi victimas pacificas
Lætatus est ibi Saül, et cuncti viri Isr. nimis
14-18 Erat e. ibi arca Dei in die illa cum filiis Isr.
-34 Et occiderunt ibi
20- 6 Quia victimæ solemnes ibi sunt universis
-37 Et ait: Ecce ibi est sagitta porro ultra te
21- 6 Neque enim erat ibi panis
- 7 Erat autem ibi vir quidam de servis Saül
22-22 Sciebam, quod cum ibi esset Doeg Idumæus
23-22 Ubi sit pes ejus, vel quis viderit eum ibi
24- 4 Eratque ibi spelunca, quam ingressus est Saul
27- 5 Detur mihi locus in una urbium regionis illius, ut habitem ibi
31- 7 Veneruntq. Philisthiim, et habitaverunt ibi
-12 Veneruntque Jabes Galaad, et combusserunt ea ibi
2 Reg. 1-21 Quia ibi abjectus est clypeus fortium
2- 4 Veneruntq. viri Juda, et unxerunt ibi David
-18 Erant autem ibi tres filii Sarviæ, Joab
3-27 Et percussit illum ibi in inguine
4- 3 Fueruntq. ibi advenæ usque ad tempus illud
5-20 Et percussit eos ibi, et dixit: Divisit Dom.
-21 Reliquerunt ibi sculptilia sua: quæ tulit David
6- 7 Qui mortuus est ibi juxta arcam Dei
13-38 Cum... venisset in Gessur, fuit ibi tribus annis
14-32 Quare veni de Gessur? melius mihi erat ibi
15-21 In morte, sive in vita, ibi erit servus tuus
-29 Reportaverunt ergo Sadoc et Abiathar arcam Dei in Jerusalem: et manserunt ibi
16-14 Et refocillati sunt ibi
18- 7 Cæsus est ibi populus Isr. ab exercitu David

2 *Reg.* 18- 8 Fuit a. ibi prælium dispersum super faciem
20- 1 Accidit quoque ut ibi esset vir Belial
23-11 Erat quippe ibi ager lente plenus
24-25 Et ædificavit ibi David altare Domino
3 *Reg.* 1-14 Adhuc ibi te loquente cum rege, ego veniam
-34 Et ungat eum ibi Sadoc sacerdos, et Nathan
2-36 Ædifica tibi domum in Jerus., et habita ibi
3- 4 Abiit itaque in Gabaon, ut immolaret ibi
5- 9 Et applicabo ea ibi, et tu tolles ea
6-19 Ut poneret ibi arcam fœderis Domini
8- 8 Qui et fuerunt ibi usque in præsentem diem
-16 Ut ædificaretur domus, et esset nomen meum ibi
-21 Et constitui ibi locum arcæ
-29 Erit nomen meum ibi : ut exaudias oration.
-64 Fecit quippe holocaustum ibi, et sacrificium
9- 3 Ut ponerem nomen meum ibi in sempiternum, et erunt oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus
11-16 Sex enim mensibus ibi moratus est Joab
-24 Abieruntq. Damascum, et habitaverunt ibi
-36 Quam elegi ut esset nomen meum ibi
12-25 Sichem in monte Ephraïm, et habitavit ibi
13-17 Non comedes panem, et non bibes aquam ibi
14-21 Elegit Dominus ut poneret nomen suum ibi
17- 4 Et ibi de torrente bibes
Corvisque præcepi ut pascant te ibi
- 9 Vade in Sarephta Sidoniorum, et manebis ibi : præcepi enim ibi mulieri viduæ
18-40 Ad torrentem Cison, et interfecit eos ibi
19- 3 In Bersabee Juda, et dimisit ibi puerum suum
4 *Reg.* 4- 8 Erat a. ibi mulier magna, quæ tenuit eum
-10 Ut cum venerit ad nos, maneat ibi
-11 Divertit in cœnaculum, et requievit ibi
6- 2 Ut ædificemus nobis ibi locum ad habitand.
- 9 Quia ibi Syri in insidiis sunt
-10 Et observavit se ibi non semel neque bis
8-29 Descendit invisere Joram filium Achab in Jezrahel, quia ægrotabat ibi
9- 3 Aperiesque ostium, et fugies, et non ibi subsistes
-16 In Jezrahel : Joram enim ægrotabat ibi
-27 Qui fugit in Mageddo, et mortuus est ibi
11-16 Juxta palatium, et interfecta est ibi
14-19 Miseruntque post eum in Lachis, et interfecerunt eum ibi
16- 6 Et habitaverunt ibi usque in diem hanc
17-11 Et adolebant ibi incensum super aras
-25 Cumq. ibi habitare cœpissent, non timebant
23- 6 Combussit eum ibi, et redegit in pulverem
-20 Et occidit universos sacerdotes excelsorum, qui erant ibi super altaria
-27 Domum, de qua dixi : Erit nomen meum ibi
-34 Et duxit in Ægyptum, et mortuus est ibi
1 *Par.* 4-14 Ibi quippe artifices erant
-23 Commoratique sunt ibi
-41 Et habitatores qui inventi fuerant ibi
-43 Habitaverunt ibi pro eis usque ad diem hanc
12-39 Fueruntque ibi apud David tribus diebus
13-10 Et mortuus est ibi coram Domino
14-11 In Baalpharasim, percussit eos ibi David
-12 Dereliqueruntque ibi deos suos
16-37 Reliquit itaque ibi... Asaph et fratres ejus
21-26 Et ædificavit ibi altare Domino
-28 Immolavit ibi victimas
-30 Et non prævaluit David ire ad altare, ut ibi obsecraret Deum
2 *Par.* 1- 5 Ibi erat coram tabernaculo Domini
5- 9 Fuit itaq. arca ibi usque in præsentem diem
-11 Qui ibi potuerant inveniri, sanctificati sunt
6- 2 Ut habitaret ibi in perpetuum
7- 7 Obtulerat enim ibi holocausta, et adipes pacificorum
-16 Ut sit nomen meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi mei, et cor meum, ibi cunctis diebus
8- 2 Ædificavit, et habitare ibi fecit filios Israël
12-13 Ut confirmaret nomen suum ibi
20-26 Etenim quoniam ibi benedixerant Domino
23-15 Cumque intrasset portam Equorum domus regis, interfecerunt eam ibi
25-27 In Lachis, miserunt, et interfecerunt eum ibi
28- 9 Erat ibi propheta Domini, nomine Oded
35- 7 Qui ibi fuerat inventus in solemnitate Phase
-17 Filii Israël, qui reperti fuerant ibi
-23 Ibique vulneratus a sagittariis, dixit pueris
1 *Esdr.* 6-12 Deus a., qui habitare fecit nomen suum ibi
8-15 Mansimus ibi tribus diebus
Quæsivique in populo..et non inveni ibi
-21 Et prædicavi ibi jejunium juxta fluvium
-32 Et venimus Jerusalem, et mansimus ibi tribus diebus
2 *Esdr.* 1- 3 Et relicti sunt de captivitate ibi in provincia
- 9 Quem elegi, ut habitaret nomen meum ibi
2-11 Et veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus

2 *Esdr.* 10-39 Et ibi erunt vasa sanctificata, et sacerdotes
13- 5 Et ibi erant ante eum reponentes munera
- 9 Et retuli ibi vasa domus Dei, sacrificium
Tobiæ. 1- 6 Et ibi adorabat Dominum Deum Israël
10- 1 Putas quare moratur filius meus, aut quare detentus est ibi ?
14- 7 Ibique revertentur omnes timentes Deum
Judith. 2-14 Fregit omn. civitates excelsas, quæ erant ibi
3-15 Accepitque civitates eorum, et sedit ibi per triginta dies
13-20 Quoniam custodivit me Angelus ejus, et hinc euntem, et ibi commorantem
Job. 3-17 Ibi impii cessaverunt a tumultu, et ibi requieverunt fessi robore
-19 Parvus et magnus ibi sunt, et servus liber
17-16 Putas-ne saltem ibi erit requies mihi ?
34-22 Ut abscondantur ibi qui operantur iniquitat.
35-12 Ibi clamabunt, et non exaudiet
40-15 Omnes bestiæ agri ludent ibi
Psal. 22- 2 In loco pascuæ ibi me collocavit
35-13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem
47- 7 Ibi dolores ut parturientis
65- 6 Pertransibunt pede : ibi lætabimur in ipso
67-28 Ibi Benjamin adolescentulus, in mentis excessu
68-36 Inhabitabunt ibi, et hæreditate acquirent
Prov. 9-18 Et ignoravit quod ibi sint gigantes
11- 2 Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia
Ubi autem est humilitas, ibi et sapientia
14- 4 Ibi manifesta est fortitudo bovis
-23 Ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas
Eccle. 1- 5 Ad locum suum revertitur : ibique renascens
11- 3 In quocumque loco ceciderit, ibi erit
Cant. 7-12 Ibi dabo tibi ubera mea
8- 2 Ibi me docebis, et dabo tibi poculum ex vino
- 5 Ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua
Prolog.Eccli. Et cum multum temporis ibi fuissem, inveni ibi libros relictos
Isai. 13-20 Nec ponet ibi tentoria Arabs, nec pastores requiescent ibi
-21 Sed requiescent ibi bestiæ, et replebuntur
Et habitabunt ibi struthiones, et pilosi saltabunt ibi
-22 Et respondebunt ibi ululæ in ædibus ejus
17- 2 Et requiescent ibi, et non erit qui exterreat
22-18 Ibi morieris, et ibi erit currus gloriæ tuæ
23-12 Transfreta, ibi quoque non erit requies tibi
24-22 Et claudentur ibi in carcere
27-10 Ibi pascetur vitulus, et ibi accubabit
28-10 Reexpecta, modicum ibi, modicum ibi
33-21 Quia solummodo ibi magnificus est Dom.
34-12 Nobiles ejus non erunt ibi
-14 Ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem
-15 Ibi habuit foveam ericius, et enutrivit catul.
35- 8 Erit ibi semita et via, et via sancta vocabitur
- 9 Non erit ibi leo, et mala bestia non ascendet per eam, nec invenietur ibi
37-33 Non intrabit civitatem hanc, et non jaciet ibi sagittam
48-16 Ex tempore antequam fieret, ibi eram
52- 4 In Ægyptum descendit populus meus in principio, ut colonus esset ibi
65- 9 Et servi mei habitabunt ibi
Jerem. 3- 6 Sub om. ligno frondoso, et fornicata est ibi
7- 2 Prædica ibi verbum istud, et dic : Audite
8-14 Ingrediamur civit. munitam, et sileamus ibi
-22 Numquid... aut medicus non est ibi ?
13- 4 Et absconde ibi illud in foramine petræ
- 6 Quod præcepi tibi, ut absconderes illud ibi
16-13 Et servietis ibi diis alienis die ac nocte
18- 2 Surge, et descende in domum figuli, et ibi audies verba mea
19- 2 Prædicabis ibi verba, quæ ego loquar ad te
20- 6 Et in Babylonem venies, et ibi morieris, ibique sepelieris tu, et omnes amici tui
22- 1 Et loqueris ibi verbum hoc
-12 In loco, ad quem transtuli eum, ibi morietur
-26 In qua nati non estis, ibique moriemini
27-22 Et ibi erunt usque ad diem visitationis suæ
29- 6 Et multiplicamini ibi, et nolite esse pauci
32- 5 Et ibi erit donec visitem eum, ait Dominus
36-12 Et ecce ibi omnes principes sedebant
37-11 Et divideret ibi possessionem in conspectu civium
-12 Erat ibi custos portæ per vices, nomine Jeri.
-15 Et sedit ibi Jeremias diebus multis
-19 Ne me remittas... ne moriar ibi
38- 9 Mittentes eum in lacum, ut moriatur ibi fame
-26 Ne me reduci juberet in domum Jonathan, et ibi morerer
41- 1 Et comederunt ibi panes simul in Masphath
- 3 Et Chaldæos, qui reperti sunt ibi

Jerem. 42-14 Famem non sustinebimus : et ibi habitabimus
-15 Si... et intraveritis ut ibi habitetis
-16 Ibi comprehendet vos in terra Ægypti
Adhærebit vobis in Ægypto, et ibi moriemini
-17 Ut ingrediantur Ægyptum, ut habitent ibi
-22 Ad quem voluistis intrare ut habitaretis ibi
44- 8 In quam ingressi estis ut habitetis ibi
-12 Ut ingrederentur terram Ægypti, et habitarent ibi
-14 Ut revertantur, et habitent ibi
-28 Et scient omnes reliquiæ Juda ingredientium terram Ægypti, ut habitent ibi
47- 7 Cum Dominus præceperit ei adversus Ascalonem... ibique condixerit illi ?
49-18 Non habitabit ibi vir, et non incolet eam
-33 Non manebit ibi vir, nec incolet eam filius
50-40 Non habitabit ibi vir, et non incolet eam
Baruc. 3-26 Ibi fuerunt gigantes nominati illi
6- 2 Eritis ibi annis plurimis, et temporibus longis
Ezech. 1- 3 Et facta est super eum ibi manus Domini
3-15 Et mansi ibi septem diebus mœrens
-22 Egredere in campum, et ibi loquar tecum
-23 Et ecce ibi gloria Domini stabat quasi gloria
8- 1 Et cecidit ibi super me manus Domini Dei
-14 Ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem
12-13 Et ipsam non videbit, ibique morietur
17-20 Et judicabo eum ibi, in prævaricatione
20-28 Et immolaverunt ibi victimas suas : et dederunt ibi irritationem oblationis suæ, et posuerunt ibi odorem suavitatis suæ
-35 Et judicabor vobiscum ibi facie ad faciem
-40 Ibi serviet mihi omnis domus Israël
Et ibi quæram primitias vestras
-43 Et recordamini ibi viarum vestrarum
23- 3 Fornicatæ sunt : ibi subacta sunt ubera earum
29-14 Et erunt ibi in regnum humile
30-18 Cum contrivero ibi sceptra Ægypti
32-22 Ibi Assur, et omnis multitudo ejus
-24 Ibi Ælam, et omnis multitudo ejus per gyr.
-26 Ibi Mosoch, et Thubal, et o. multitudo ejus
-29 Ibi Idumæa, et reges ejus, et om. duces ejus
-30 Ibi principes Aquilonis omnes
34-14 Ibi requiescent in herbis virentibus
35-10 Possidebo eas : cum Dominus esset ibi
39-11 Sepelient ibi Gog, et om. multitudinem ejus
-28 Et non dereliquerim quemquam ex eis ibi
40-38 Ibi lavabant holocaustum
42-13 Ibi ponent sancta sanctorum, et oblationem
-14 Et ibi reponent vestimenta sua
46-19 Et erat ibi locus vergens ad Occidentem
47-23 Ibi dabitis possessionem illi, ait Dominus
Dan. 10-13 Et ego remansi ibi juxta regem Persarum
13-16 Et non erat ibi quisquam, præter duos senes
14-30 Qui miserunt eum in lacum leonum, et erat ibi diebus sex
Osee. 2-15 Et canet ibi juxta dies juventutis suæ
6- 7 Ibi prævaricati sunt in me
-10 Ibi fornicationes Ephraïm
9-15 Quia ibi exosos habui eos : propter malitiam
10- 9 Ex diebus Gabaa, peccavit Israël, ibi steterunt
12- 4 Invenit eum, et ibi locutus est nobiscum
13- 8 Et consumam eos ibi quasi leo
Joel. 3- 2 Et disceptabo cum eis ibi super populo meo
-11 Ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos
-12 Quia ibi sedebo, ut judicem omnes gentes
Amos. 7-12 Et comede ibi panem, et prophetabis ibi
9- 3 Ibi mandabo serpenti, et mordebit eos
- 4 Ibi mandabo gladio, et occidet eos
Jonæ. 4- 5 Et fecit sibimet umbraculum ibi
Mich. 4-10 Venies usque ad Babylonem : ibi liberaberis
Ibi redimet te Dominus de manu inimicor.
Nahum. 3-15 Ibi comedet te ignis : peribis gladio
Habac. 3- 4 Ibi abscondita est fortitudo ejus
Soph. 1-14 Vox diei Dom. amara, tribulabitur ibi fortis
2- 7 Ibi pascentur, in domibus Ascalonis
Aggæi. 2-15 Omnia quæ obtulerunt ibi, contaminata erunt
Zach. 5- 3 Om. fur, sicut ibi scriptum est, judicabitur
-11 Stabiliatur, et ponatur ibi super basem suam
1 *Mac.* 2-30 Sederunt ibi ipsi, et filii eorum, et mulieres
3-45 Erant in arce, ibi erat habitatio gentium : et ablata est voluptas a Jacob, et defecit ibi tibia
6-36 Ante tempus ubicumq. erat bestia, ibi erant
-49 Quia non erant eis ibi alimenta conclusis
9-73 Et cœpit Jonathas ibi judicare populum
10-83 Et intraverunt in Bethdagon idolum suum, ut ibi se liberarent
11-16 Fugit Alexander in Arabiam, ut ibi protegeretur

1 *Mac.* 11-40 Et mansit ibi diebus multis
12-34 Et posuit ibi custodes, ut custodirent eam
13-53 Habitavit ibi ipse, et qui cum eo erant
2 *Mac.* 2- 5 Veniens ibi Jeremias invenit locum speluncæ
5- 9 Quasi pro cognatione ibi refugium habiturus
-27 Ibique inter feras vitam in montibus cum suis agebat
Matth. 2-13 Et esto ibi usquedum dicam tibi
-15 Et erat ibi usque ad obitum Herodis
5-23 Et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid
-24 Relinque ibi munus tuum ante altare
6-21 Ubi e. est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum
8-12 Ibi erit fletus, et stridor dentium
10-11 Et ibi manete donec exeatis
12-45 Et intrantes habitant ibi
13-42 Ibi erit fletus, et stridor dentium
-50 Ibi erit fletus, et stridor dentium
-58 Et non fecit ibi virtutes multas
14-23 Vespere autem facto, solus erat ibi
15-29 Et ascendens in montem, sedebat ibi
18-20 Ubi enim sunt duo vel tres... ibi sum in medio eorum
19- 2 Et secutæ sunt eum turbæ multæ, et curavit eos ibi
21-17 Abiit... in Bethaniam, ibique mansit
22-11 Vidit ibi hominem non vest. veste nuptiali
-13 Ibi erit fletus, et stridor dentium
26-71 Vidit eum alia ancilla, et ait his qui erant ibi
27-55 Erant autem ibi mulieres multæ a longe
-61 Erat autem ibi Maria Magdalene
28- 7 Præcedit vos in Galilæam : ibi eum videbitis
-10 Ut eant in Galilæam, ibi me videbunt
Marc. 1-35 Abiit in desertum locum, ibique orabat
-38 Eamus in... civitates, ut et ibi prædicem
5-11 Erat a. ibi circa montem grex porcorum
6- 5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere
16- 7 Ibi eum videbitis, sicut dixit vobis
Luc. 2- 6 Cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret
4-31 Ibique docebat illos sabbatis
6- 6 Et erat ibi homo, et manus ejus dextra erat arida
8-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum
9- 4 Et in quamcumque domum intraveritis, ibi manete, et inde ne exeatis
10- 6 Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet
11-26 Et ingressi habitant ibi
12-34 Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit
13-28 Ibi erit fletus, et stridor dentium
15-13 Et ibi dissipavit substantiam suam vivendo
22-12 Ostendet vobis cœnaculum magnum stratum, et ibi parate
23-33 Ibi crucifixerunt eum, et latrones
Joan. 2- 1 In Cana Galilææ : et erat mater Jesu ibi
- 6 Erant a. ibi lapideæ hydriæ sex positæ
-12 Et ibi manserunt non multis diebus
4- 6 Erat autem ibi fons Jacob
-40 Samaritani rogaverunt eum ut ibi maneret
Et mansit ibi duos dies
6- 3 Et ibi sedebat cum Discipulis suis
-22 Vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una
-24 Cum ergo vidisset turba quia Jesus non esset ibi
11-15 Gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam non eram ibi
-31 Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi
-54 Et ibi morabatur cum Discipulis suis
19-42 Ibi ergo propter Parasceven Judæorum
Act. 9- 7 Et ibi dicetur tibi quid te oporteat facere
- 9 Et erat ibi tribus diebus non videns
-33 Invenit autem ibi hominem quemdam
12-19 Descendensque a Judæa in Cæsaream, ibi commoratus est
14- 6 Et ibi evangelizantes erant
15-33 Facto a. ibi aliquanto tempore, dimissi sunt
-34 Visum est autem Silæ ibi remanere
16- 1 Ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus
17-14 Silas autem et Timotheus remanserunt ibi
18-11 Sedit autem ibi annum et sex menses
-19 Devenitque Ephesum et illos ibi reliquit
-23 Et facto ibi aliquanto tempore profectus est
19-21 Quoniam postquam fuero ibi, oportet me et Romam videre
21- 3 Ibi enim navis expositura erat onus
- 4 Inventis autem discipulis, mansimus ibi diebus septem
22-10 Ibi tibi dicetur de omnibus, quæ te oporteat facere
25- 9 Vis Jerosolymam ascendere, et ibi de his judicari apud me?
-10 Ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari
Act. 25-14 Et cum dies plures ibi demorarentur
-20 Si vellet ire Jerosolymam, et ibi judicari
27- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam
28-12 Cum venissemus Syracusam, mansimus ibi triduo
Rom. 9-26 Non plebs mea vos : ibi vocabuntur filii Dei
2 *Cor.* 3-17 Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas
Tit. 3-12 Ibi enim statui hyemare
Hebr. 7- 8 Ibi autem contestatur, quia vivit
Jacob. 3-16 Ibi inconstantia, et omne opus pravum
4-13 Faciemus ibi quidem annum et mercabimur
Apoc. 12- 6 Ut ibi pascant eam diebus mille ducentis

IBICES.

Ibices Plinius (lib. VIII, cap. 53) numerat inter capres sylvestros. Ignoratur autem tempus partus ibicum, quia in præruptis montium jugis et cavernis nemini perviis habitant.

1 *Reg.* 24- 3 Petras, quæ solis ibicibus perviæ sunt
Job. 39- 1 Numquid nosti tempus partus ibicum in petris

IBIDEM.

Gen. 26- 8 Cumque pertransissent dies plurimi, et ibidem moraretur
Josue. 11-11 Percussitque omnes animas quæ ibidem morabantur
4 *Reg.* 7- 5 Nullum ibidem repererunt
-10 Et nullum ibidem reperimus hominem
1 *Par.* 4-41 Quoniam uberrimas pascuas ibidem repererunt
Ezech. 48-35 Nomen civitatis ex illa die, Dominus ibidem

IBIS.

Ægyptiaca avis, serpentibus infesta. Rabbini vocem Janschuph *putant significare avem nocturnam, quæ in crepusculo vagetur et volet. Hebræis ibin non manducare licebat.*

Levit. 11-17 Bubonem, et mergulum, et ibin
Deut. 14-16 Herodium ac cygnum, et ibin
Isai. 34-11 Ibis et corvus habitabunt in ea

ICAMIA.

Filius Sellum, paterque Elisama.

1 *Par.* 2-41 Sellum genuit Icamiam, Icamia autem genuit Elisama

ICHABOD.

Filius Phinees, qui ortus fuerat ex Heli sacerdote Domini in Silo. Nurus Heli, uxor Phinees, prægnans erat, vicinaque partui, et audito nuntio captam esse arcam Dei, et mortuum esse socerum, virumque suum, incurvavit se et peperit; irruerant enim in eam dolores subiti. Atque ei jamjam efflaturæ animam dixerunt stantes prope mulieres : Ne timeas, quia filium peperisti. Illa autem non respondit, nec visa est his verbis moveri. Vocavit puerum Ichabod, *id est,* ubi gloria ? *vel,* væ gloriæ! *quia translata esset gloria ex Israel. Super arcam enim Deus gloriose apparere solebat, ideo eam dicit mulier gloriam Israel.*

1 *Reg.* 4-21 Vocavit puerum, Ichabod, dicens : Translata est gloria de Israel
14- 3 Achias filius Achitob fratris Ichabod

ICONIUM.

Celeberrima est urbs Lycaoniæ ad Taurum montem. Ab Antiochia Pisidiæ Iconium venerunt Paulus et Barnabas ut Evangelium ibi prædicarent; indeque Lystram et Derben : Lystris claudum et qui a matris utero incedere non poterat Paulus curavit et ambulare fecit. Cum Judæi quidam Paulum lapidibus pene obruissent, ipse cum Barnaba Derben profectus est, indeque reversi sunt Lystram et Iconium et Antiochiam Pisidiæ.

Act. 13-51 At illi, excusso pulvere pedum in eos, venerunt Iconium
14- 1 Factum est autem Iconii, ut simul introirent
-18 Supervenerunt autem quidam ab Antiochia et Iconio Judæi
-20 Reversi sunt Lystram, et Iconium, et Antiochiam
16- 2 Qui in Lystris erant et Iconio fratres
2 *Tim.* 3-11 Qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Lystris

ICTUS. *Particip.*

Num. 35-17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit

ICTUS. *Subst.*

Judic. 20-16 Nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur
Eccli. 4-32 Nec coneris contra ictum fluvii
2 *Mac.* 12-22 Et gladiorum suorum ictibus debilitarentur
14-43 Cum per festinationem non certo ictu plagam dedisset
1 *Cor.* 15-52 In momento, in ictu oculi, in novissima tuba

ICUTHIEL.

Filius tertius Mered et Judaiæ.

1 *Par.* 4-18 Et Icuthiel patrem Zanoë

IDAIA.

Tres sunt viri istius nominis : primus quidem, filius Semri, et pater Allon princepsque cognationis in tribu Simeon; secundus vero, sacerdos in domo Josue, et princeps familiæ, cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel nongenti septuaginta tres; tertius, etiam sacerdos in domo Josue.

1 *Par.* 4-37 Filii Allon filii Idaïa filii Semri
2 *Esdr.* 7-39 Sacerdotes : Filii Idaïa in domo Josuë
11-10 De sacerdotibus, Idaïa filius Joarib, Jachin
12- 6 Semeïa, et Joïarib, Idaïa, Sellum, Amoc
- 7 Idaïa. Isti principes sacerdotum
Zach. 6-10 Sume... a Tobia et ab Idaïa
-14 Coronæ erunt Helem, et Tobiæ, et Idaïæ

IDCIRCO.

Gen. 11- 9 Idcirco vocatum est nomen ejus Babel
18- 5 Idcirco enim declinastis ad servum vestrum
19-22 Idcirco vocatum est nomen urbis illius Segor
21-31 Idcirco vocatus est locus ille Bersabee
25-25 Idcirco appellavit eum Jacob
26-28 Idcirco nos diximus : Sit juramentum inter nos
29-34 Idcirco appellavit nomen ejus Levi
30- 6 Idcirco appellavit nomen ejus Dan
-11 Idcirco vocavit nomen ejus Gad
-20 Idcirco appellavit nomen ejus Zabulon
31-38 Idcirco viginti annis fui tecum?
-48 Idcirco appellatum est nomen ejus Galaad
38-10 Idcirco percussit eum Dominus
42-21 Idcirco venit super nos ista tribulatio
47-22 Idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas
50-11 Idcirco vocatum est nomen loci illius, Planctus Ægypti
Exod. 5- 8 Idcirco vociferantur, dicentes : Eamus, et sacrificemus
-17 Idcirco dicitis : Eamus, et sacrificemus Domino
9-16 Idcirco autem posui te, ut ostendam in te
13-15 Idcirco immolo Domino omne quod aperit vulvam masculini sexus
16-26 Idcirco non invenietur
20-11 Idcirco benedixit Dominus diei sabbati
Levit. 7- 2 Idcirco ubi immolabitur holocaustum
11-33 Idcirco frangendum est
13-13 Idcirco homo mundus erit
-28 Et idcirco mundabitur, quia cicatrix est combusturæ
-52 Idcirco comburetur flammis
17-12 Idcirco dixi filiis Israël : Omnis anima
Num. 14-16 Idcirco occidit eos in solitudine
15-31 Idcirco delebitur, et portabit iniquitatem
16-10 Idcirco ad se fecit accedere te
21-27 Idcirco dicitur in proverbio, Venite in Hesebon
25-12 Idcirco loquere ad eum : Ecce do ei pacem
Deut. 1-27 Idcirco eduxit nos de terra Ægypti
5-15 Idcirco præcepit tibi ut observares diem sabbati
9-28 Idcirco eduxit, ut interficeret eos in solitudine
12-23 Idcirco non debes animam comedere
15-11 Idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno
-15 Idcirco ego nunc præcipio tibi
18-22 Idcirco non timebis eum
19- 7 Idcirco præcipio tibi, ut tres civitates.. dividas
24-18 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
-22 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
26-10 Idcirco nunc offero primitias frugum
29-27 Idcirco iratus est furor Domini contra terram istam
Josue. 4- 7 Idcirco positi sunt lapides isti in monumentum
9-19 Idcirco non possumus eos contingere
19- 9 Et idcirco filii Simeon possederunt in medio hæreditatis eorum
22- 7 Idcirco mediæ quæ superfuit, dedit Josuë...
-25 Idcirco partem non habetis in Domino
Judic. 8- 6 Et idcirco postulas ut demus exercitui tuo panes
-15 Et idcirco postulas ut demus viris... panes

Judic. 10-13 Idcirco non addam ut ultra vos liberem
14-15 An idcirco vocastis nos ad nuptias ut spoliaretis?
-16 Idcirco problema, quod proposuisti filiis populi mei
15-19 Idcirco appellatum est nomen loci illius
21- 8 Idcirco dixerunt : Quis est de universis tribubus Israël?
1 Reg. 1-28 Idcirco et ego commodavi eum Domino
3-14 Idcirco juravi domui Heli, quod non expietur iniquitas domus ejus
28-18 Idcirco quod pateris, fecit tibi Dom. hodie
2 Reg. 5- 8 Idcirco dicitur in proverbio
7-22 Idcirco magnificatus es, Domine Deus
19-20 Idcirco hodie primus veni de.. domo Joseph
3 Reg. 9- 9 Idcirco induxit Dominus super eos omne malum hoc
14-10 Idcirco ecce ego inducam mala super domum Jeroboam
4 Reg. 1- 6 Idcirco de lectulo, super quem ascendisti
7-12 Idcirco egressi sunt de castris, et latitant in agris
22-20 Idcirco colligam te ad patres tuos
1 Par. 11- 7 Idcirco appellata est Civitas David
14-11 Idcirco vocatum est nomen illius loci Baal Pharasim
17-25 Idcirco invenit servus tuus fiduciam
23-11 Et idcirco in una familia, unaque domo computati sunt
26-10 Idcirco posuerat eum pater ej. in principem
27-24 Et idcirco numerus eorum qui fuerant recensiti
2 Par. 2-11 Idcirco te regnare fecit super eum
7-22 Idcirco venerunt sup. eos universa hæc mala
9- 8 Idcirco posuit te super eum regem
16- 7 Idcirco evasit Syriæ regis exercitus de manu
18-18 At ille, Idcirco, ait, audite verbum Domini
.9- 2 Idcirco iram quidem Domini merebaris
22-11 Idcirco Athalia non interfecit eum
25-19 Idcirco erigitur cor tuum in superbiam
30-17 Idcirco immolarent Levitæ Phase
32-26 Idcirco non venit super eos ira Domini
33-11 Idcirco superinduxit eis principes exercitus
34-25 Idcirco stillabit furor meus sup. locum istum
1 Esdr. 4-14 Idcirco misimus, et nuntiavimus regi
2 Esdr. 6- 7 Idcirco nunc veni, ut ineamus consilium pariter
Esth. 4-14 Utrum idcirco ad regnum veneris
9-18 Idcirco eumdem diem constituerunt
14- 6 Idcirco tradidisti nos in manus inimicorum
Job. 20- 2 Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt
23-15 Idcirco a facie ejus turbatus sum
32- 6 Idcirco demisso capite, veritus sum
34-25 Et idcirco inducet noctem, et conterentur
42- 6 Idcirco ipse me reprehendo
Prov. 7-15 Idcirco egressa sum in occursum tuum
Eccle. 2-17 Idcirco tæduit me vitæ meæ
3-19 Idcirco unus interitus est hominis et jumentorum
5- 1 Idcirco sint pauci sermones tui
Isai. 16- 7 Idcirco ululabit Moab ad Moab, universus ululabit
27- 9 Idcirco super hoc dimittetur iniquitas domui Jacob
28-16 Idcirco hæc dicit Dominus Deus
51-21 Idcirco audi hoc, paupercula
Jerem. 5- 6 Idcirco percussit eos leo de sylva
6-11 Idcirco furore Domini plenus sum
8-12 Idcirco cadent inter corruentes
9-15 Idcirco hæc dicit Dominus exercituum
14-15 Idcirco hæc dicit Dominus de prophetis
16-21 Idcirco ecce ego ostendam eis per vicem hanc
20-11 Idcirco qui persequuntur me, cadent
23-12 Idcirco via eorum erit quasi lubricum
28-16 Idcirco hæc dicit Dom. : Ecce ego mittam te
29-32 Idcirco hæc dicit Dominus: Ecce ego visitabo
31-20 Idcirco conturbata s. viscera mea sup. eum
35-17 Idcirco hæc dicit Dominus exercituum
44-23 Idcirco evenerunt vobis mala hæc
48-11 Idcirco permansit gustus ejus in eo
-36 Plus fecit quam potuit, idcirco perierunt
50-30 Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus
Thren. 1-16 Idcirco ego plorans, et oculus meus deducens aquas
3-42 Idcirco tu inexorabilis es
Ezech. 5- 7 Idcirco hæc dicit Dominus Deus
-11 Idcirco vivo ego, dicit Dominus Deus
11- 4 Idcirco vaticinare de eis
18-30 Idcirco unumquemque juxta vias suas judicabo
21- 4 Idcirco egredietur gladius meus de vagina
-12 Idcirco plaude super femur
-24 Idcirco hæc dicit Dominus Deus
25- 4 Idcirco ego tradam te filiis Orientalibus
- 7 Idcirco ecce ego extendam manum meam
Ezech. 25- 9 Idcirco ecce ego aperiam humerum Moab
-13 Idcirco hæc dicit Dominus Deus : Extendam
28- 7 Idcirco ecce ego adducam super te alienos
29-10 Idcirco ecce ego ad te, et ad flumina tua
33-25 Idcirco dices ad eos : Hæc dicit Dominus
36- 6 Idcirco vaticinare super humum Israël
- 7 Idcirco hæc dicit Dominus Deus : Ego levavi
-22 Idcirco dices domui Israël : Hæc dicit Do.
41- 7 Idcirco latius erat templum in superioribus
44-12 Idcirco levavi manum meam super eos
Dan. 5-24 Idcirco ab eo missus est articulus manus
Osee. 2- 9 Idcirco convertar, et sumam frumentum
13- 3 Idcirco erunt quasi nubes matutina
Amos. 3- 2 Idcirco visitabo super vos omnes iniquitates
5-11 Idcirco, pro eo quod diripiebatis pauperem
Mich. 2- 3 Idcirco hæc dicit Dominus : Ecce ego cogito
Zach. 10- 2 Idcirco abducti sunt quasi grex
Hebr. 7-23 Idcirco quod morte prohiberentur permanere

IDEM.

Gen. 21-22 Eodem tempore dixit Abimelech, et Phicol
26-18 Appellavitque eos eisdem nominibus
-34 Et Basemath filiam Elon ejusdem loci
31-25 In eodem monte Galaad fixit tentorium
32-29 Et benedixit ei in eodem loco
38- 1 Eodem tempore descendens Judas a fratribus suis
41-12 Hebræus, ejusdem ducis militum famulus
-26 Eamdemque vim somnii comprehendunt
-32 Ad eamdem rem pertinens somnium
43-21 Quam nunc eodem pondere reportavimus
46-29 Ascendit obviam patri suo ad eumdem locum
Exod. 12-16 Dies septima eadem festivitate venerabilis
-17 In eadem enim ipsa die educam exercitum
-18 Ad diem vigesimam primam ejusdem mensis
-41 Eadem die egressus est omnis exercitus Do.
-49 Eadem lex erit indigenæ et colono
-51 Et eadem die eduxit Dominus filios Israël
25-26 Pones eos in quatuor angulis ejusdem mensæ
26-27 Et ejusdem numeri ad Occidentalem plagam
27-11 Et bases æneæ ejusdem numeri, et capita
28-33 Ad pedes ejusdem tunicæ, per circuitum
29-40 Et vinum ad libandum ejusdem mensuræ
38-11 Et capita columnarum, ejusdem mensuræ
39- 5 Et balteum ex eisdem coloribus
Levit. 4- 7 Ponetque de eodem sanguine super cornua
-18 Ponetque de eodem sanguine in cornibus
6- 9 Usque mane : ignis ex eodem altari erit
7-15 Cujus carnes eadem comedentur die
-16 Eadem similiter edetur die
22-30 Eodem die comedetis eam, non remanebit
23-12 In eodem die quo manipulus consecratur
Num. 6- 9 Quod radet illico in eadem die purgationis
9-14 Præceptum idem erit apud vos tam advenæ
15- 5 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ dabit in holocaustum
- 7 Ejusdem mensuræ offeret in odorem suavit.
-10 Et vinum.. ejusdem mensuræ in oblationem
-14 Eodem ritu offerent sacrificia
20- 1 Mortuaque est ibi Maria, et sepulta in eodem loco
23- 1 Totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes
-29 Totidem vitulos, ejusdemq. numeri arietes
29- 6 Eisdem cæremoniis offeretis in odorem suav.
35- 5 Ad Occidentem, eadem mensura erit
36- 8 Fœminæ de eadem tribu maritos accipient
Deut. 14-26 Et emes ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit
17-16 Ut nequaquam amplius per eamdem viam revertamini
18- 1 Levitæ, et omnes qui de eadem tribu sunt
- 8 Partem ciborum eamdem accipiet, quam et cæteri
21-23 Sed (*cadaver ejus*) in eadem die sepelietur
24-15 Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui
28-57 Et super liberis, qui eadem hora nati sunt
32-48 Locutusq. est Dom. ad Moysen in eadem die
Josue. 5- 8 Manserunt in eodem castrorum loco
-11 Comederunt... et polentam ejusdem anni
7-22 Repererunt cuncta abscondita in eodem loco
8-12 Ex Occidentali parte ejusdem civitatis
-24 Et in eodem loco gladio corruentibus
9- 2 Ut pugnarent... uno animo, eademque sententia
10-28 Eodem quoque die Macedam cepit Josuë
-35 Atque expugnavit eam eadem die
11- 6 Cras e. hac eadem hora ego tradam o. istos
13 16 Arnon, et in valle ejusdem torrentis media
15- 5 A lingua maris usque ad eumdem Jordanis fluvium
22- 1 Eodem tempore vocavit Josuë Rubenitas
Judic. 7- 9 Eadem nocte dixit Dominus ad eum : Surge
12- 6 Eadem littera spicam exprimere non valens
Judic. 12- 9 Et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores
16-24 Laudabat deum suum, eademque dicebat
20-11 Quasi homo unus, eadem mente, unoq. cons.
-44 Fuerunt autem qui in eodem loco interfecti sunt, decem et octo millia virorum
1 Reg. 17-23 Loquente eo hæc eadem verba audivit David
-30 Dixitque eumdem sermonem
2 Reg. 2-23 Transfodit, et mortuus est in eodem loco
3 Reg. 7-18 Eodem modo fecit et capitello secundo
20- 6 Cras igitur hac eadem hora mittam servos
4 Reg. 4-16 In hac eadem hora, si vita comes fuerit
-17 Et in hora eadem, qua dixerat Eliseus
5-18 Adorante eo in eodem loco, ut ignoscat mihi
7-18 Hoc eodem tempore cras in porta Samariæ
10- 6 Venite ad me hac eadem hora cras
12-13 Non fiebant ex eadem pecunia hydriæ templi
1 Par. 6-69 Et Gethremmon in eumdem modum
2 Par. 26- 9 Ædificavitq... reliquas in eodem muri latere
28- 7 Eodem tempore occidit Zechri, vir potens
29-17 In die octavo ejusdem mensis ingressi sunt
Et in die sexta decima mensis ejusdem
Tobiæ. 3- 7 Eadem itaque die contigit ut Sara filia Raguël
11- 6 Dum ex eodem loco specularetur advent. ej.
Esth. 3-12 Tertia decima die ejusdem mensis
9-18 Tertio decimo et quarto decimo die ejusdem mensis in cæde versati sunt
Idcirco eumdem diem constituerunt solemnem
10- 5 Recordatus sum somnii, quod videram, hæc eadem significantis
-13 Et quinta decima die ejusdem mensis
Job. 14- 2 Et nunquam in eodem statu permanet
21-29 Et hæc eadem illum intelligere cognoscetis
33- 6 Et de eodem luto ego quoque formatus sum
Psal. 101-28 Tu a. idem ipse es, et anni tui non deficient
Prov. 10- 4 Idem autem ipse sequitur aves volantes
Eccle. 9- 3 Quia eadem cunctis eveniunt
Sap. 17-13 Eumdem somnum dormientes
19-15 Receperunt hos, qui eisdem usi erant justitiis
Eccli. 44-24 In Isaac eodem modo fecit propter Abraham
Baruc. 6-70 Eodem modo et in horto spina alba
Ezech. 40- 4 Et locutus est ad me idem vir : Fili hominis
-29 Et vestibulum ejus eisdem mensuris
46- 8 Ingrediatur, et per eamdem viam exeat
-13 Et agnum ejusdem anni immaculatum faciet
Dan. 3- 6 Eadem hora mittetur in fornacem ignis ard.
-15 Eadem hora mittemini in fornacem ignis
4-30 Eadem hora sermo completus est super Nabuchodonosor
5- 5 In eadem hora apparuerunt digiti
-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex
Osee. 2-15 Et dabo ei vinitores ejus ex eodem loco
1 Mac. 12- 2 Misit epistolas secundum eamdem formam
15-22 Hæc eadem scripta sunt Demetrio regi
2 Mac. 2-13 Et (*in*)commentariis Nehemiæ hæc eadem
3-23 Quod decreverat perficiebat eodem loco ipse
-33 Iidem juvenes eisdem vestibus amicti
4-38 Et in eodem loco, in quo in Oniam impietatem commiserat
5- 1 Eodem tempore Antiochus secundam profectionem paravit in Ægyptum
9- 1 Eodem tempore Antiochus inhoneste revertebatur de Perside
10- 5 Contigit eadem die purificationem fieri
12-38 In eodem loco sabbatum egerunt
13- 4 Jussit... apprehensum in eodem loco necari
- 5 Erat autem in eodem loco turris
Matth. 26-44 Et oravit tertio, eumdem sermonem dicens
Marc. 10-10 Discipuli ej. de eodem interrogaverunt eum
Luc. 2- 8 Pastores erant in regione eadem vigilantes
6-38 Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis
10- 7 In eadem autem domo manete, edentes
-31 Ut sacerdos quidam descenderet eadem via
23-40 Quod in eadem damnatione es
24-33 Surgentes eadem hora regressi sunt in Jeru.
Joan. 11- 6 Quidem mansit in eodem loco duobus diebus
Act. 2- 1 Erant omnes pariter in eodem loco
7-20 Eodem tempore natus est Moyses
11-17 Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus
12- 1 Eodem a. tempore misit Herodes rex manus
15-27 Qui et ipsi vobis verbis referent eadem
16-18 Et exiit eadem hora
18- 3 Quia ejusdem erat artis, manebat apud eos
22-13 Et ego eadem hora respexi in eum
Rom. 9-21 Ex eadem massa facere aliud quidem vas
10-12 Nam idem Dominus omnium, dives in om.
12- 4 Om. a. membra non eumdem actum habent
1 Cor. 1-10 Sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia
10- 3 Omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt
- 4 Omnes eumdem potum spiritalem biberunt
12- 4 Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus
- 6 Idem vero Deus, qui operatur omnia

1 *Cor.* 12- 8 Sermo scientiæ secundum eumdem Spiritum
- 9 Alteri fides in eodem Spiritu : alii gratia
-11 Omnia operatur unus atque idem Spiritus
15-39 Non om. caro, eadem caro : sed alia quidem
2 *Cor.* 1- 6 Operatur tolerantiam earumdem passionum
3-18 In eamdem imaginem transformamur
4-13 Habentes autem eumdem spiritum fidei
6-13 Eamdem autem habentes remunerationem
8-16 Qui dedit eamdem sollicitudinem pro vobis
12-18 Nonne eodem spiritu ambulavimus ? nonne iisdem vestigiis ?
13-11 Exhortamini, idem sapite, pacem habete
Ephes. 6- 9 Et vos domini eadem facite illis, remittentes
Philip. 1-30 Idem certamen habentes, quale et vidistis
2- 2 Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eamdem charitatem habentes
3- 1 Eadem vobis scribere, mihi quidem non pigrum
-16 Ad quod pervenimus, ut idem sapiamus; et in eadem permaneamus regula
1 *Thes.* 2-14 Quia eadem passi estis et vos a contribulibus
Hebr. 1-12 Tu a. idem ipse es, et anni tui non deficient
2-14 Et ipse similiter participavit eisdem
6-11 Cupimus a. unumquemque vestrum eamdem ostentare sollicitudinem
10- 1 Per singulos annos eisdem ipsis hostiis
-11 Ministrans, et easdem sæpe offerens hostias
1 *Petr.* 4- 1 Et vos eadem cogitatione armamini
- 4 Non concurrentibus vobis in eamdem luxuriæ confusionem
5- 9 Scientes eamdem passionem ei, quæ in mundo est
2 *Petr.* 3- 7 Eodem verbo repositi sunt, igni reservati

IDEO.

Gen. 20- 6 Et ideo custodivi te ne peccares in me
Exod. 6- 6 Ideo dic filiis Israël : Ego Dominus
14-11 Ideo tulisti nos ut moreremur in solitudine
Levit. 6-17 Ideo autem non fermentabitur
17- 5 Ideo sacerdoti offerre debent filii Israël
21- 6 Panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt
Deut. 32-30 Nonne ideo, quia Deus suus vendidit eos
Judic. 15- 2 Et ideo tradidi illam amico tuo
2 *Reg.* 10- 3 Et non ideo ut investigaret, et exploraret
3 *Reg.* 15-19 Ideo misi tibi munera, argentum et aurum
20-23 Dii montium sunt dii eorum, ideo superaverunt nos
4 *Reg.* 1-16 Ideo de lectulo, super quem ascendisti
1 *Par.* 17-17 Ideoque locutus es super domum servi tui
Tobiæ. 2-12 Hanc a. tentationem ideo permisit Dominus
3- 4 Ideo traditi sumus in direptionem et captiv.
4-22 Ideo perquire quo modo ad eum pervenias
7-14 Credo quoniam ideo fecit vos venire ad me
13- 4 Quoniam ideo dispersit vos inter gentes
Judith. 7-14 Et ideo non est qui adjuvet, cum prosternamur
8-16 Et ideo humiliemus illi animas nostras
10- 4 Et ideo Dominus hanc in illam pulchritudinem ampliavit
-12 Ideo ergo fugi a facie eorum
15-11 Ideo et manus Domini confortavit te, et ideo eris benedicta in æternum
Job. 32-10 Ideo dicam : Audite me, ostendam vobis
33-10 Ideo arbitratus est me inimicum sibi
37-24 Ideo timebunt eum viri, et non audebunt
42- 3 Ideo insipienter locutus sum
Psal. 1- 5 Ideo non resurgent impii in judicio
30-23 Ideo exaudisti vocem orationis meæ
72- 6 Ideo tenuit eos superbia, operti sunt iniquit.
118-119 Ideo dilexi testimonia tua
-127 Ideo dilexi mandata tua, super aurum
-129 Ideo scrutata est ea anima mea
Cant. 1- 2 Ideo adolescentulæ dilexerunt te
Sap. 5-17 Ideo accipient regnum decoris, et diadema
7-25 Et ideo nihil inquinatum in eam incurrit
10-19 Ideo justi tulerunt spolia impiorum
12- 2 Ideoque eos, qui exerrant, partibus corripis
14-14 Et ideo brevis illorum finis est inventus
Eccli. 2-15 Et ideo non protegentur ab eo
18-11 Ideo adimplevit propitiationem suam in illis
31-11 Ideo stabilita sunt bona illius in Domino
-15 Ideo ab omni facie sua lacrymabitur
44-18 Ideo dimissum est reliquum terræ
-22 Ideo jurejurando dedit illi gloriam in gente
45-30 Ideo statuit illi testamentum pacis
Isai. 5-25 Ideo iratus est furor Domini in populum
24- 6 Ideoque insanient cultores ejus
26-18 Ideo non ceciderunt habitatores terræ
29-14 Ideo ecce ego addam, ut admirationem faciam populo huic
30- 7 Ideo clamavi super hoc : Superbia tantum est
-16 Sed ad equos fugiemus : ideo fugietis
Ideo velociores erunt, qui persequentur vos
-18 Et ideo exaltabitur parcens vobis
Isai. 50- 7 Deus auxiliator meus, ideo non sum confusus : ideo posui faciem meam ut petram
53-12 Ideo dispertiam ei plurimos
Jerem. 5-27 Ideo magnificati sunt et ditati
6-18 Ideo audite, gentes, et cognosce, congreg.
7-20 Ideo hæc dicit Dom. Deus : Ecce furor meus
-32 Ideo ecce dies venient, dicit Dominus
12- 8 Dedit contra me vocem, ideo odivi eam
18-13 Ideo hæc dicit Dominus : Interrogate gentes
22-16 Numquid non ideo quia cognovit me
23- 2 Ideo hæc dicit Dom. Deus Israel ad pastores
31- 3 Dilexi te : ideo attraxi te, miserans
-26 Ideo quasi de somno suscitatus sum
44-11 Ideo hæc dicit Dominus exercituum Deus Isr.
48-31 Ideo super Moab ejulabo
49- 2 Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus
-26 Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus
51- 7 De vino ejus biberunt gentes, et ideo commotæ sunt
Thren. 3-21 Hæc recolens in corde meo, ideo sperabo
5-17 Ideo contenebrati sunt oculi nostri
Ezech. 5- 8 Ideo hæc dicit Dominus Deus : Ecce ego ad te
-10 Ideo patres comedent filios in medio tui
12-23 Ideo dic ad eos : Hæc dicit Dominus Deus
13- 8 Ideo ecce ego ad vos, dicit Dominus Deus
Osee. 4-13 Ideo fornicabuntur filiæ vestræ
Amos. 5-13 Ideo prudens in tempore illo tacebit
2 *Mac.* 3-20 Ideoque et ipse locus particeps factus est
9- 4 Ideoque jussit agitari currum suum
11-37 Ideoque festinate rescribere, ut nos quoque sciamus
Matth. 6-25 Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ
12-27 Ideo ipsi judices vestri erunt
-31 Ideo dico vobis : Omne peccatum et blasphemia
13-13 Ideo in parabolis loquor eis : quia videntes non vident
-52 Ideo omnis scriba doctus in regno cœlorum
14- 2 Et ideo virtutes operantur in eo
18-23 Ideo assimilatum est regnum cœlorum homini regi
21-43 Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei
23-34 Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas
24-44 Ideo et vos estote parati : quia qua nescitis hora
Luc. 1-35 Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei
4-43 Quibus ille ait... Quia ideo missus sum
11-19 Ideo ipsi judices vestri erunt
12-22 Ideo dico vobis : Nolite solliciti esse
14-20 Uxorem duxi, et ideo non possum venire
Act. 13-35 Ideoque et alias dicit : Non dabis Sanctum t.
Rom. 4-16 Ideo ex fide, ut secundum gratiam firma sit promissio
-22 Ideo et reputatum est illi ad justitiam
13- 5 Ideo necessitate subditi estote... sed etiam propter conscientiam
1 *Cor.* 4-17 Ideo misi ad vos Timotheum, qui est filius meus charissimus
11-10 Ideo debet mulier potestatem habere
-30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles
12- 3 Ideo notum vobis facio, quod nemo... dicit anathema Jesu
-16 Num ideo non est de corpore ?
14-13 Et ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur
2 *Cor.* 1-20 Ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam nost.
2- 9 Ideo enim et scripsi, ut cognoscam experimentum vestrum
4- 1 Ideo habentes administrationem... non deficimus
5- 9 Et ideo contendimus, sive absentes, sive præsentes
7-13 Coram Deo : ideo consolati sumus
13-10 Ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam
Colos. 1- 9 Ideo et nos ex qua die audivimus
1 *Thes.* 2-13 Ideo et nos gratias agimus Deo sine intermissione
3- 7 Ideo consolati sumus, fratres, in vobis
2 *Thes.* 2-10 Ideo mittet illis Deus operationem erroris
1 *Tim.* 1-16 Sed ideo misericordiam consecutus sum
2 *Tim.* 2-10 Ideo omnia sustineo propter electos
Phile. -15 Forsitan enim ideo discessit ad horam a te
Hebr. 9-15 Et ideo novi Testamenti mediator est
10- 2 Ideo quod nullam haberent ultra conscientiam peccati
- 5 Ideo ingrediens mundum dicit : Hostiam et oblationem noluisti
11-16 Ideo non confunditur Deus vocari Deus eor.
12- 1 Ideoque et nos tantam habentes impositam nubem testium
1 *Joan.* 4- 5 Ideo de mundo loquuntur, et mundus eos audit
Apoc. 7-15 Ideo sunt ante thronum Dei, et serviunt ei
18- 8 Ideo in una die venient plagæ ejus

IDIDA.

Filia Hadaiæ de Besecath, materque Josiæ regis Juda.

4 *Reg.* 22- 1 Nomen matris ejus Idida, filia Hadaïa de Besecath

IDIOTA.

Act. 4-13 Comperto quod homines essent sine litteris, et idiotæ
1 *Cor.* 14-16 Qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet
-23 Intrent autem idiotæ, aut infideles
-24 Intret autem quis infidelis, vel idiota

IDIPSUM.

Levit. 5- 4 Et idipsum juramento et sermone firmaverit
3 *Reg.* 18-34 Etiam tertio idipsum facite, feceruntque
Job. 33-14 Et secundo idipsum non repetit
Psal. 4- 9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam
33- 4 Et exaltemus nomen ejus in idipsum
40- 8 (*Et loquebatur*) in idipsum
61-10 Ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum
73- 6 Exciderunt januas ejus in idipsum
121- 3 Cujus participatio ejus in idipsum
Baruc. 6-60 Idipsum autem et spiritus in omni regione spirat
Matth. 27-44 Idipsum a. et latrones, qui crucifixi erant
Act. 2-47 Qui salvi fierent quotidie in idipsum
Rom. 12-16 Idipsum invicem sentientes : Non alta sapientes
15- 5 Det vobis idipsum sapere in alterutrum
1 *Cor.* 1-10 Ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata
7- 5 Et iterum revertimini in idipsum
12-25 Idipsum pro invicem sollicita sint membra
2 *Cor.* 3-14 Idipsum velamen in lectione veteris Testam.
Philip. 2- 2 Eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes
-18 Idipsum a. et vos gaudete, et congratulamini
4- 2 Syntychen deprecor, idipsum sapere in Do.
Hebr. 4-11 Ut ne in idipsum quis incidat incredulitatis exemplum

IDITHUN I.

Anno mundi 2990, *ante J. Ch.* 1064. *Hic fuit unus ex illis præclaris cantorum præfectis et Levitis, quos a Davide institutos legimus in* 1 *lib. Paral.* 16 *et* 25. *Distribuebantur cantores seu musici in viginti quatuor classes, quarum unaquæque continebat duodecim choraulas : horum undecim regebantur a moderatore summo* (chef d'orchestre), *et cœteris cantoribus præerant. Singulis hebdomadis singulæ classes successive ministrabant in domo Domini. Asaph, et Heman, et Idithun erant Davidis et Salomonis ætate musici peritissimi. Asaph quatuor habuit filios, Heman, quatuordecim; Idithun, sex. Omnes isti sunt viginti quatuor, quorum singuli singulis cantorum classibus præfuerunt, quique prophetias et Psalmos canebant in templo Dei, et modos adhibebant convenientes propheticis carminibus, sive sacris cantionibus. Insuper et Idithun perhibetur quosdam composuisse Psalmos; at credibilius est tantum illos ab isto musicæ arti fuisse aptatos.* — IDITHUN II. *Filius præcedentis, præerat classi cantorum.*

1 *Par.* 9-16 Obdia filius Semeiæ, filii Galal, filii Idithun
16-38 Et Obededom filium Idithun, et Hosa
-41 Post eum Heman, et Idithun
-42 Heman quoque et Idithun canentes tuba
Filios autem Idithun fecit esse portarios
25- 1 Asaph, et Heman, et Idithun : qui propheterent
- 3 Porro Idithun : filii Idithun, Godolias
Sub manu patris sui Idithun
- 6 Asaph videlicet, et Idithun, et Heman
2 *Par.* 5-12 Et qui sub Heman, et qui sub Idithun
29-14 Sed et de filiis Idithun, Semeias, et Oziel
35-15 Heman, et Idithun, prophetarum regis
2 *Esdr.* 11-17 Abda filius Samua, filius Galal, filius Idithun
Psal. 38- 1 In finem, ipsi Idithun, canticum David
61- 1 Pro Idithun, Psalmus David
76- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus David

IDOLIUM.

Templum, vel mensa idolis consecrata.

1 *Cor.* 8-10 Si e. quis viderit eum, qui habet scientiam, in idolio recumbentem

IDOLOLATRA.

1 *Cor.* 10- 7 Neque idololatræ efficiamini, sicut quidam

Apoc. 21- 8 Et fornicatoribus, et veneficis, et idololatris

IDOLOLATRIA. *Vid.* Idolum.

1 Reg. 15-23 Et quasi scelus idololatriæ, nolle acquiescere
Act. 17-16 Videns idololatriæ deditam civitatem

IDOLOTHYTUM.

1 Cor. 8- 7 Quasi idolothytum manducant
-10 Ædificabitur ad manducandum idolothyta?
Apoc. 2-20 Fornicari, et manducare de idolothytis

IDOLUM.

Idola, Hebraïce Theraphim, *sunt statuæ, figuræ, aut imagines humanam formam habentes, ut patet* 1 *Reg.* 19-13, *vel etiam præ se ferentes figuram animalium, ut videre est in vitulo aureo. Præsertim vero vox Theraphim usu appropriata est iis statuis, quæ opera dæmonum responsa dabant, ut patet Judic.* 18-18, *et Zachar.* 10-2. *Ante diluvium non erant idola, ob recentem adhuc memoriam creationis, et quia idololatria levem causam habens, hoc est, vanam gloriam, ideo tam levi nixa fundamento, perpetuo durare non potest. Hæc est idololatriæ causa:* Acerbo luctu dolens pater, cito sibi rapti filii fecit imaginem, et illum, qui tunc quasi homo mortuus fuerat, nunc tanquam Deum colere cœpit, et constituit inter servos suos sacra et sacrificia. Deinde interveniente tempore, convalescente iniqua consuetudine, hic error tanquam lex custoditus est, et tyrannorum imperio colebantur figmenta. *Altera hæc est idololatriæ causa:* Hos quos in palam homines honorare non poterant, propter hoc quod longe essent, e longinquo figura eorum allata, evidentem, *id est, visibilem et expressam,* imaginem regis, quem honorare volebant, fecerunt; ut illum qui aberat, tanquam præsentem colerent, *et adularentur studiose. Imperitos et idiotas ad idolorum culturam incitavit eximia artificis diligentia in idolis elaborandis:* Ille enim volens placere illi qui se assumpsit, *id est, qui con duxit ad opus faciendum,* elaboravit arte sua, ut similitudinem in melius figuraret, *vel, quam posset pulcherrime et maxime ad vivum.* Multitudo autem hominum abducta per speciem operis, eum, qui ante tempus tanquam homo honoratus fuerat, nunc Deum æstimaverunt. Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio: quoniam aut affectui, aut regibus deservientes, incommutabile nomen Dei lapidibus et lignis imposuerunt. Et non suffecerat errasse eos circa Dei scientiam, sed et in magno viventes inscientiæ bello, tot et tam magna mala pacem appellant. Aut enim filios suos sacrificantes, aut obscura sacrificia facientes, *id est, secreta sacrificia in arcanis et secretis locis, lucis, antris, etc., celebrantes, ut licentius vacarent libidini vitioque omni, insanas ex aliis ritibus comessationes agentes, neque vitam jam, neque conjugia conservant pura, sed alius alium aut interficit per insidias aut adulterando excruciat. Omnes denique sine ullo discrimine occupat sanguis et cædes, furtum ac fraus, corruptela, perfidia, tumultus, perjurium, perturbatio bonorum, beneficiorum oblivio, animarum pollutio, sobolis alienatio, connubiorum confusio, adulterium et impudicitia; infandorum enim idolorum cultus, omnis mali origo, et causa, et finis est.*

Gen. 31-19 Et Rachel furata est idola patris
-32 Ignorabat quod Rachel furata esset idola
Levit. 19- 4 Nolite converti ad idola
20- 2 Si quis dederit de semine suo idolo Moloch
26- 1 Non facietis vobis idolum et sculptile
-30 Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum
Num. 23-21 Non est idolum in Jacob, nec videtur simulacrum
25-18 Et decepere insidiis per idolum Phogor, et Cozbi
Deut. 7-26 Nec inferes quippiam ex idolo in domum t.
12- 3 Lucos igne comburite, et idola comminuite
29-17 Vidistis abominationes et sordes, id est, idola eorum
Judic. 3-19 Et reversus de Galgalis, ubi erant idola
-26 Et pertransiit locum idolorum
10- 6 Et servierunt idolis, Baalim et Astaroth
-16 Omnia de finibus suis alienorum deorum idola projecerunt
17- 5 Fecit ephod, et theraphim, id est, vestem sacerdotalem, et idola
18-18 Sculptile, ephod, et idola, atque conflatile
-20 Et tulit ephod, et idola, ac sculptile
-31 Mansitque apud eos idolum Michæ
1 Reg. 31- 9 Ut annuntiaretur in templo idolorum
3 Reg. 11- 5 Colebat... et Moloch idolum Ammonitarum
- 7 Ædificavit Salomon fanum Chamos, idolo Moab
Et Moloch, idolo filiorum Ammon
15-12 Purgavitque universas sordes idolorum
21-26 In tantum ut sequeretur idola, quæ fecerant
4 Reg. 16- 3 Transferens per ignem secundum idola gentium
17-41 Sed nihilominus et idolis suis servientes
21- 2 Juxta idola gentium, quas delevit Dominus
- 7 Posuit quoque idolum luci, quem fecerat
23-13 Quæ ædificaverat Salomon rex Israël Astaroth idolo Sidoniorum
-24 Pythones, et ariolos, et figuras idolorum
1 Par. 10- 9 Et ostenderetur idolorum templis et populis
16-26 Omnes enim dii populorum, idola
2 Par. 15- 8 Et abstulit idola de omni terra Juda
30-14 In quibus idolis adolebatur incensum
33-22 Et cunctis idolis...immolavit atque servivit
34- 5 Ossa... combussit in altaribus idolorum
Tobiæ. 14- 8 Et relinquent gentes idola sua, et venient
Esth. 14- 8 Sed robur manuum suarum idolorum potentiæ deputantes
-10 Et laudent idolorum fortitudinem
Sap. 14- 8 Per manus a. quod fit idolum, maledictum est
-11 Et in idolis nationum non erit respectus
-12 Initium enim fornicationis est exquisitio idolorum
-27 Infandorum enim idolorum cultura
-29 Dum enim confidunt in idolis, quæ sine anima sunt
-30 Male senserunt de Deo, attendentes idolis
15-15 Omnia idola nationum deos æstimaverunt
Eccli. 30-19 Quid proderit libatio idolo?
Isai. 1-29 Confundentur enim ab idolis
2- 8 Et repleta est terra ejus idolis
-18 Et idola penitus conterentur
-20 In die illa projiciet homo idola argenti sui
10-10 Quomodo invenit manus mea regna idoli
-11 Numq. non sicut feci Samariæ et idolis ejus
31- 7 In die enim illa abjiciet vir idola argenti sui, et idola auri sui
44- 9 Plastæ idoli omnes nihil sunt
-19 Comedi, et de reliquo ejus idolum faciam?
48- 5 Idola mea fecerunt hæc, et sculptilia mea
65- 4 Et in delubris idolorum dormiunt
66- 3 Qui recordatur thuris, quasi qui benedicat idolo
Jerem. 2- 8 Prophetaverunt in Baal, et idola secuti sunt
-11 Populus vero meus mutavit gloriam suam in idolum
4-15 Notum facientis idolum de monte Ephraïm
16-18 Quia contaminaverunt terram meam in morticinis idolorum suorum
32-34 Et posuerunt idola sua in domo
44-23 Propterea quod sacrificaveritis idolis
50- 2 Sculptilia ejus, superata sunt idola eorum
Ezech. 6- 4 Dejiciam interfectos vestros ante idola vestra
- 6 Et cessabunt idola vestra, et conterentur
- 9 Et oculos eorum fornicantes post idola sua
-13 In medio idolorum vestrorum in circuitu
Locum ubi accenderunt thura redolentia universis idolis suis
8- 3 Ad Aquilonem, ubi erat statutum idolum zeli
- 5 Ecce ab Aquilone portæ altaris, idolum zeli
-10 Et universa idola domus Israël depicta erant
14- 5 Quo recesserunt a me in cunctis idolis suis
- 6 Convertimini: et recedite ab idolis vestris
- 7 Si... et posuerit idola sua in corde suo
16-36 Et super idola abominationum tuarum
18- 6 Oculos suos non levaverit ad idola domus
-12 Et ad idola levantem oculos suos
-15 Et oculos suos non levaverit ad idola
20- 7 Et in idolis Ægypti nolite pollui
- 8 Nec idola Ægypti reliquerunt
-16 Post idola enim cor eorum gradiebatur
-18 Nec in idolis eorum polluamini
-24 Eo quod... et post idola patrum suorum fuissent oculi eorum
-31 Vos polluimini in omnibus idolis vestris
-39 Singuli post idola vestra ambulate
In muneribus vestris, et in idolis vestris
21-21 Interrogavit idola, exta consuluit
22- 3 Et quæ fecit idola contra semetipsam
- 4 Et in idolis tuis, quæ fecisti polluta es
23-30 Gentes, inter quas polluta es in idolis earum
-37 Et cum idolis suis fornicatæ sunt
-39 Cumque immolarent filios suos idolis suis
-49 Et peccata idolorum vestrorum portabitis
30-13 Et cessare faciam idola de Memphis
36-18 Et in idolis suis polluerunt eam
-25 Et ab universis idolis vestris mundabo vos
37-23 Neque polluentur ultra in idolis suis
44-10 Et erraverunt a me post idola sua
Ezech. 44-12 Pro eo quod ministraverunt illis in conspectu idolorum suorum
Dan. 14- 2 Erat quoque idolum apud Babylonios, nomine Bel
- 4 Ait ei: Quia non colo idola manufacta
Osee. 4-17 Particeps idolorum Ephraïm, dimitte eum
6- 8 Galaad civitas operantium idolum
8- 4 Et aurum suum fecerunt sibi idola
10- 8 Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Isr.
12- 8 Dives effectus sum, inveni idolum mihi
-11 Si Galaad idolum, ergo frustra erant in Galgal
13- 2 Feceruntq... quasi similitudinem idolorum
14- 9 Ephraïm, quid mihi ultra idola?
Amos. 1- 5 Et disperdam habitatorem de campo idoli
2- 4 Deceperunt enim eos idola sua, post quæ abierant
5-26 Portastis... et imaginem idolorum vestror.
7- 9 Et demolientur excelsa idoli
-16 Et non stillabis super domum idoli
Mich. 1- 7 Et omnia idola ejus ponam in perditionem
Zach. 11-17 O pastor, et idolum, derelinquens gregem
13- 2 Disperdam nomina idolorum de terra
1 Mac. 1-45 Et multi ex Israël... sacrificaverunt idolis
-50 Et jussit ædificari aras, et templa, et idola
-57 Ædificavit rex Antiochus abominandum idolum desolationis super altare Dei
2-23 In omnium oculis sacrificare idolis
10-83 Et intraverunt in Bethdagon idolum suum
2 Mac. 12-40 Invenerunt autem sub tunicis interfectorum de donariis idolorum
Act. 21-25 Scripsimus, judicantes ut abstineant se ab idolis
Rom. 2-22 Qui abominaris idola, sacrilegium facis
1 Cor. 5-10 Aut rapacibus, aut idolis servientibus
-11 Avarus, aut idolis serviens, aut maledicus
6- 9 Neque idolis servientes, neque adulteri
8- 1 De iis autem, quæ idolis sacrificantur
- 4 De escis autem quæ idolis immolantur, scimus quia nihil est idolum in mundo
- 7 Quidam a. cum conscientia usque nunc idoli
10-14 Charissimi mihi, fugite ab idolorum cultura
-19 Dico quod idolis immolatum sit aliquid? aut quod idolum, sit aliquid?
-28 Hoc immolatum est idolis
2 Cor. 6-16 Qui a. consensus templo Dei cum idolis?
Galat. 5-20 Idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ
Ephes. 5- 5 Immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus
1 Petr. 4- 3 Potationibus, et illicitis idolorum cultibus
Apoc. 22-15 Foris... et homicidæ, et idolis servientes

IDONEUS.

2 Cor. 2-16 Et ad hæc quis tam idoneus?
3- 6 Qui et idoneos nos fecit novi Testamenti
2 Tim. 2- 2 Hominibus, qui idonei erunt et alios docere

IDOX.

Avus Judith, ex progenie Simeon filii Israel et Liæ.

Judith. 8- 1 Cum audisset hæc verba Judith... filia Merari, filii Idox

IDUMÆA.

Alias Edom: regio vicina Judææ ad Meridiem, Judæam inter et Arabiam et Ægyptum, et ipsa aliquando Judææ pars, aut saltem Judææ subjecta. Nominis Idumææ in novo Testamento solus Marcus inter Evangelistas meminit, ut quando dicit de his qui a Galilæa, a Judæa, ab Jerosolymis, ab Idumæa, et ex aliis locis et regionibus Jesum sequebantur; sed in veteri Testamento ea notissima est, et sub nomine Edom, et sub nomine Idumææ. In vaticinatione Balaam, Num. 24-17 et 18: Orietur Stella ex Jacob, et consurget virga de Israel: et percutiet duces Moab, vastabitque omnes filios Seth, *id est, omnes homines; nam omnes per Noe Sethi filii sumus; omnis enim Caini proles diluvio interiit.* Et erit Idumæa possessio ejus: hæreditas Seir cedet inimicis suis. *In Deuteron.* 23-7: Non abominaberis Idumæum, *quia* frater tuus est. *Idumæi etenim et Israelitæ descendunt: hi a Jacob minore, illi ab Esaü majore Isaac filiis. Alibi legimus Doeg Idumæum potentissimum pastorum Saül, et primum inter servos Saül, jussu regis irruisse in Achimelech et in omnes sacerdotes, tum et in viros, mulieresque civitatis Nobe, quod Achimelech Davidem recepisset. Alibi quoque legitur:* Suscitavit autem Dominus adversarium Salomoni, Adad Idumæum de semine regio, qui erat in Edom. *Et multa alia passim de Idumæa et de Idumæis.*

Num. 24-18 Erit Idumæa possessio ejus: hæreditas Seir

2 *Reg.* 8-14 Et posuit in Idumæa custodes
Et facta est universa Idumæa serviens David
3 *Reg.* 11-15 Cum enim esset David in Idumæa
Et occidisset omne masculinum in Idumæa
-16 Donec interimeret omne masculinum in Idumæa
4 *Reg.* 3- 8 At ille respondit : Per desertum Idumææ
1 *Par.* 18-11 Tam de Idumæa, et Moab, et filiis Ammon
-13 Et constituit in Edom præsidium, ut serviret Idumæa David
Psal. 59- 2 Et percussit Idumæam in valle Salinarum
-10 In Idumæam extendam calceamentum m.
-11 Quis deducet me usque in Idumæam ?
62- 1 Cum esset in deserto Idumææ
107-10 In Idumæam extendam calceamentum m.
-11 Quis deducet me usque in Idumæam
Isai. 11-14 Idumæa et Moab præceptum manus eorum
34- 5 Ecce super Idumæam descendet
Jerem. 25-21 Et Idumææ, et Moab, et filiis Ammon
40-11 In Moab, et in filiis Ammon, et in Idumæa
49- 7 Ad Idumæam. Hæc dicit Dom. exercituum
-17 Et erit Idumæa deserta : omnis qui transibit
-22 Et erit cor fortium Idumææ in die illa
Ezech. 25-12 Quod fecit Idumæa ultionem ut se vindicaret
-13 Extendam manum meam super Idumæam
-14 Et dabo ultionem meam super Idumæam
32-29 Ibi Idumæa, et reges ejus, et omnes duces
35-15 Dissipatus eris, mons Seïr, et Idumæa omnis
36- 5 De reliquis gentibus, et de Idumæa universa
Joel. 3-19 Erit, et Idumæa in desertum perditionis
Amos. 1- 6 Ut concluderent eam in Idumæa
- 9 Eo quod concluserint captivitatem perfectam in Idumæa
2- 1 Eo quod incenderit ossa regis Idumææ
9-12 Ut possideant reliquias Idumææ
Abdiæ. - 8 Dicit Dom., perdam sapientes de Idumæa
Malac. 1- 4 Quod si dixerit Idumæa : Destructi sumus
1 *Mac.* 4-15 Persecuti sunt eos.. usq. in campos Idumææ
-61 Ut haberet populus munitionem contra faciem Idumææ
5- 3 Et debellabat Judas filios Esaü in Idumæa
6-31 Et venerunt per Idumæam
2 *Mac.* 12-32 Abierunt contra Gorgiam præpositum Idumææ
Marc. 3- 8 Et ab Jerosolymis, et ab Idumæa

IDUMÆUS, A.

Idumæi populi sunt qui ab Esaü trahunt originem ; nam Esaü etiam Edom dictus est, unde dicti Idumæi. Vid. supra IDUMÆA.

Gen. 36-43 Ipse est Esaü pater Idumæorum
Deut. 23- 7 Non abominaberis Idumæum, quia frater tuus est
1 *Reg.* 21- 7 Nomen ejus Doëg Idumæus, potentissimus pastorum Saül
22- 9 Respondens a. Doëg Idumæus, qui assistebat
-18 Conversusque Doëg Idumæus, irruit in sacerdotes
-22 Sciebam.. quod cum ibi esset Doëg Idumæus
3 *Reg.* 11- 1 Adamavit mulieres.. Ammonitidas, Idumæas, et Sidonias
-14 Adad Idumæum de semine regio
-17 Fugit Adad ipse, et viri Idumæi de servis patris
4 *Reg.* 8-21 Percussitque Idumæos, qui eum circumded.
16- 6 Et Idumæi venerunt in Aïlam
2 *Par.* 25-14 Amasias vero post cædem Idumæorum
28-17 Veneruntq. Idumæi, et percusserunt multos
Judith. 3-14 Venit ad Idumæos in terram Gabaa
Psal. 51- 2 Cum venit Doëg Idumæus, et nuntiavit Saüli
82- 7 Tabernacula Idumæorum et Ismaëlitæ
2 *Mac.* 10-16 Impetum fecerunt in munitiones Idumæorum

IGAAL.

Filius Nathan. Inter triginta nobiliores in exercitu David numeratur.

2 *Reg.* 23-36 Igaal filius Nathan de Soba

IGAL.

Anno mundi 2545, *ante J. Ch.* 1509. *Igal filium Joseph, de tribu Issachar, misit Moyses cum undecim viris ad considerandam terram promissam.*

Num. 13- 8 De tribu Issachar, Igal filium Joseph

IGITUR.

Gen. 2- 1 Igitur perfecti sunt cœli et terra
- 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem
-19 Formatis igitur, Dominus Deus, de humo
3- 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum
4-11 Nunc igitur maledictus eris super terram
-14 Omnis igitur qui invenerit me, occidet me
6-21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis
-22 Fecit igitur Noë om. quæ præceperat illi D.
Gen. 8-13 Igitur sexcentesimo primo anno
11- 7 Venite igitur, descendamus, et confundamus
12-19 Nunc igitur ecce conjux tua, accipe eam
14- 5 Igitur quarto decimo anno venit Chodorlahomor
16- 1 Igitur Saraï, uxor Abram, non genuerat
19-24 Igitur Dominus pluit super Sodomam
21- 8 Crevit igitur puer, et ablactatus est
22- 3 Igitur Abraham de nocte consurgens
24-14 Igitur puella, cui ego dixero : Inclina hydriam
-61 Igitur Rebecca et puellæ illius, ascensis camelis
27-33 Quis igitur ille est qui dudum captam venationem attulit mihi
28-10 Igitur egressus Jacob de Bersabee
30-30 Justum est igitur ut aliquando provideam etiam domui meæ
-41 Igitur quando primo tempore ascendebantur oves
35- 6 Venit igitur Jacob Luzam
37-11 Invidebant ei igitur fratres sui
39- 1 Igitur Joseph ductus est in Ægyptum
41-53 Igitur transactis septem ubertatis annis
42- 3 Descendentes igitur fratres Joseph decem
43-11 Igitur Israël pater eorum dixit ad eos
-26 Igitur ingressus est Joseph domum suam
44-30 Igitur si intravero ad servum tuum
Exod. 1- 5 Erant igitur omnes animæ eorum qui egressi sunt de femore Jacob
4-12 Perge igitur, et ego ero in ore tuo
5-10 Igitur egressi præfecti operum et exactores
12-34 Tulit igitur populus conspersam farinam
13-17 Igitur cum emisisset Pharao populum
17- 1 Igitur profecta om. multitudo filiorum Isr.
35- 1 Igitur congregata om. turba filiorum Israël
39- 2 Fecit igitur superhumerale de auro
40-15 Igitur mense primo anni secundi
Levit. 16-34 Fecit igitur sicut præceperat Dominus Moysi
26-41 Ambulabo igitur et ego contra eos
Num. 3-49 Tulit igitur Moyses pecuniam eorum
4-34 Recensuerunt igitur Moyses et Aaron
7-10 Igitur obtulerunt duces in dedicationem
8- 2 Hoc igitur præcipe ut lucernæ contra Boream e regione respiciant ad mensam
9-15 Igitur die qua erectum est tabernaculum
11-24 Venit igitur Moyses, et narravit populo
14- 1 Igitur vociferans omnis turba flevit nocte
-12 Feriam igitur eos pestilentia, atq. consumam
-36 Igitur omnes viri, quos miserat Moyses
16- 6 Hoc igitur facite : Tollat unusquisque thuribula sua
-31 Confestim igitur ut cessavit loqui
22-35 Ivit igitur cum principibus
32-34 Igitur extruxerunt filii Gad, Dibon
33- 3 Profecti igitur de Ramesse mense primo
Deut. 3-25 Transibo igitur, et videbo terram hanc
4- 9 Custodi igitur temetipsum, et animam tuam
5-32 Custodite igitur et facite quæ præcepit Dom.
10- 3 Feci igitur arcam de lignis setim
-16 Circumcidite igitur præputium cordis tui
Josue. 1- 7 Confortare igitur, et esto robustus valde
2- 1 Misit igitur Josuë filius Nun de Setim
3- 1 Igitur Josuë de nocte consurgens movit castra
-14 Igitur egressus est populus de tabernaculis
6-12 Igitur Josuë de nocte consurgente
-20 Igitur omni populo vociferante
8-24 Igitur omnibus interfectis
9-14 Susceperunt igitur de cibariis eorum
-24 Timuimus igitur valde, et providimus
10- 5 Congregati igitur ascenderunt quinque reges
15- 1 Igitur sors filiorum Judæ per cognationes suas ista fuit
22- 4 Quia igitur dedit Dominus Deus vester fratribus vestris quietem
24-18 Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus
Judic. 4-18 Egressa igitur Jahel in occursum Sisaræ
6-33 Igitur omnis Madian, et Amalec
7- 1 Igitur Jerobaal, qui et Gedeon, de nocte consurgens
9-16 Nunc igitur, si recte et absque peccato constituistis super vos regem Abimelech
-49 Igitur certatim ramos de arboribus præcidentes
11- 8 Ob hanc igitur causam nunc ad te venimus
-27 Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me
12- 1 Igitur incendemus domum tuam
14-17 Septem igitur diebus convivii flebat ante eum
15- 9 Igitur ascendentes Philisthiim terram Juda
17- 4 Reddidit igitur eos matri suæ
18- 7 Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs
-11 Profecti igitur sunt de cognatione Dan
-18 Tulerunt igitur qui intraverant, sculptile
Judic. 20-28 Consuluerunt igitur Dominum
Ruth. 1-14 Elevata igitur voce, rursum flere cœperunt
3- 3 Lavare igitur, et ungere, et induere
1 *Reg.* 12-24 Igitur timete Dominum, et servite ei
14-11 Apparuit igitur uterque stationi Philisthin.
16-23 Igitur quandocumque spiritus Domini malus arripiebat Saül
17-36 Erit igitur et Philisthæus hic incircumcisus
25-18 Festinavit igitur Abigail, et tulit ducentos panes
26-11 Nunc igitur tolle hastam, quæ est ad caput
-12 Tulit igitur David hastam, et scyphum
27-12 Erit igitur mihi servus sempiternus
28-22 Nunc igitur audi et tu vocem ancillæ tuæ
29-10 Igitur consurge mane tu, et servi domini
2 *Reg.* 2- 1 Igitur post hæc consuluit David Dominum
3-30 Igitur Joab et Abisaï frater ejus interfecerunt Abner
4- 5 Venientes igitur filii Remmon Berothitæ
6-23 Igitur Michol filiæ Saül non est natus filius
9-10 Operare igitur ei terram, tu, et filii tui
10- 9 Videns igitur Joab quod præparatum esset
-15 Videntes igitur Syri quoniam corruissent
11-16 Igitur cum Joab obsideret urbem
12-26 Igitur pugnabat Joab contra Rabbath
-28 Nunc igitur congrega reliquam partem pop.
14-15 Nunc igitur veni, ut loquar ad dominum
-30 Ite igitur, et succendite eum igni
15- 1 Igitur post hæc fecit sibi Absalom currus
-13 Venit igitur nuntius ad David, dicens
18- 1 Igitur considerato David populo suo
- 3 Melius est igitur ut sis nobis in urbe præsidio
19- 7 Nunc igitur surge, et procede, et alloquens
20- 6 Tolle igitur servos dom. tui, et persequere
3 *Reg.* 1- 3 Quæsierunt igitur adolescentulam speciosam
2-10 Dormivit igitur David cum patribus suis
3- 1 Confirmatum est igitur regnum in manu Salomonis
-15 Igitur evigilavit Salomon, et intellexit
5- 6 Præcipe igitur ut præcidant mihi servi tui cedros de Libano
6-14 Igitur ædificavit Salomon domum
8-25 Nunc igitur, Domine Deus Israël, conserva
-62 Igitur rex, et o. Israël cum eo, immolabant
11- 9 Igitur iratus est Dominus Salomoni
-29 Factum est igitur in tempore illo
-38 Si igitur audieris omnia quæ præcepero tibi
14-12 Tu igitur surge, et vade in domum tuam
15- 1 Igitur in octavo decimo anno regni Jerob.
20- 6 Cras igitur hac eadem hora mittam servos
-26 Igitur postquam annus transierat, recensuit
-43 Reversus est igitur rex Israël in domum s.
21-17 Factus est igitur sermo Domini ad Eliam
-25 Igitur non fuit alter talis sicut Achab
-29 Quia igitur humiliatus est mei causa
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
-23 Nunc igitur ecce dedit Dominus spiritum
4 *Reg.* 1-15 Surrexit igitur, et descendit cum eo ad regem
2- 6 Ierunt igitur ambo pariter
3- 6 Egressus est igitur rex Joram in die illa
-20 Factum est igitur mane, quando sacrificium offerri solet
-24 Venerunt igitur qui vicerant, et percusserunt Moab
4-25 Profecta est igitur, et venit ad virum Dei
5-26 Nunc igitur accepisti argentum
7- 8 Igitur cum venissent leprosi illi ad principium castrorum
8- 9 Ivit igitur Hazaël in occursum ejus
9-17 Igitur speculator qui stabat super turrim
10-11 Percussit igitur Jehu om., qui reliqui erant
-19 Nunc igitur o. prophetas Baal.. vocate ad me
-24 Ingressi sunt igitur ut facerent victimas
12- 6 Igitur usque ad vigesimum tertium annum
13-22 Igitur Hazaël rex Syriæ afflixit Israël
16-16 Fecit igitur Urias sacerdos juxta omnia
17-28 Igitur cum venisset unus de sacerdotibus his
-41 Fuerunt igitur gentes istæ timentes quidem
18-23 Nunc igitur transite ad dominum meum
19-19 Nunc igitur, Domine Deus noster, salvos nos fac de manu ejus
1 *Par.* 6-55 Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda
7-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum
10- 8 Die igitur altero detrahentes Philisthiim spolia cæsorum
11- 1 Congregatus est igitur om. Israël ad David
- 6 Ascendit igitur primus Joab filius Sarviæ
-17 Desideravit igitur David, et dixit : O si quis daret mihi aquam
-23 Descendit igitur ad eum cum virga
12-20 Quando igitur reversus est in Siceleg
15-25 Igitur David, et omnes majores natu Israël

1 Par. 16- 1 Attulerunt igitur arcam Dei
17- 3 Igitur nocte illa factus est sermo Dei ad Nathan
-23 Nunc igitur, Domine, sermo, quem locutus es famulo tuo
19- 4 Igitur Hanon pueros David decalvavit, et rasit
-10 Igitur Joab, intelligens bellum ex adverso
21-12 Nunc igitur vide quid respondeam ei
-21 Igitur cum veniret David ad Ornan
22-16 Surge igitur, et fac, et erit Dominus tecum
-19 Præbete igitur corda vestra, et animas vest.
23- 1 Igitur David senex et plenus dierum
25- 1 Igitur David et magistratus exercitus
28- 1 Convocavit igitur David omnes principes
29-13 Nunc igitur, Deus noster, confitemur tibi
-26 Igitur David filius Isaï regnavit super universum Israël
2 Par. 2-17 Numeravit igitur Salomon omnes viros
3-13 Igitur alæ utriusq. cherubim expansæ erant
5- 1 Intulit igitur Salomon omnia, quæ voverat David pater suus
-13 Igitur cunctis pariter, et tubis, et voce
6-41 Nunc igitur consurge, Domine Deus, in requiem tuam
7- 5 Mactavit igitur rex Salomon hostias
-10 Igitur in die vigesimo tertio mensis septimi
9-15 Fecit igitur rex Salomon ducentas hastas
-22 Magnificatus est igitur Salomon super omnes reges
13-21 Igitur Abia, confortato imperio suo, accepit
14- 7 Ædificaverunt igitur, et nullum in extruendo impedimentum fuit
16- 9 Stulte igitur egisti, et propter hoc... adversum te bella consurgent
18- 5 Congregavit igitur rex Israël prophetarum quadringentos viros
-22 Nunc igitur, ecce Do. dedit spiritum mend.
-28 Igitur ascenderunt rex Israël et Josaphat
20-10 Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab
22- 4 Fecit igitur malum in conspectu Domini
- 6 Igitur Ochozias filius Joram, rex Juda, descendit ut inviseret Joram filium Achab
25- 5 Congregavit igitur Amasias Judam
-17 Igitur Amasias rex Juda, inito pessimo consilio
-21 Ascendit igitur Joas rex Israël
26-21 Fuit igitur Ozias rex leprosus usque ad diem mortis suæ
28-21 Igitur Achaz, spoliata domo Domini
29- 1 Igitur Ezechias regnare cœpit
-22 Mactaverunt igitur tauros, et susceperunt
31-11 Præcepit igitur Ezechias ut præpararent horrea in domo Domini
32-20 Oraverunt igitur, Ezechias rex, et Isaïas
33- 9 Igitur Manasses seduxit Judam, et habitatores Jerusalem
34- 8 Igitur anno octavo decimo regni sui
35-16 Omnis igitur cultura Dom. rite completa est
1 Esdr. 4- 4 Factum est igitur, ut populus terræ impediret manus populi Judæ
-13 Nunc igitur notum sit regi
6-13 Igitur Thathanaï dux regionis trans flumen
10-15 Igitur Jonathan filius Azahel, et Jaasia
2 Esdr. 5- 8 Et vos igitur vendetis fratres vestros
13-30 Igitur mundavi eos ab omnibus alienigenis
Tobiæ. 1-11 Igitur, cum per captivitatem devenisset
4- 1 Igitur cum Tobias putaret orationem suam exaudiri ut mori potuisset
10- 4 Flebat igitur mater ejus irremediabilibus lacrymis
Judith. 1- 5 Anno igitur duodecimo regni sui
4-15 Ad hanc igitur exhortationem ejus deprecantes Dominum
Esth. 1- 3 Tertio igitur anno imperii sui, fecit grande convivium cunctis principibus
2-21 Eo igitur tempore, quo Mardochæus ad regis januam morabatur
4-11 Ego igitur quomodo ad regem intrare potero
9- 1 Igitur duodecimi mensis... tertia decima die
15- 9 Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia
-14 Accede igitur, et tange sceptrum
Job. 2- 7 Egressus igitur Satan a facie Domini
-11 Igitur audientes tres amici Job omne malum
17-10 Igitur omnes vos convertimini, et venite
21-34 Quomodo igitur consolamini me frustra?
22-21 Acquiesce igitur ei, et habeto pacem
32-16 Quon. igitur expectavi, et non sunt locuti
35- 1 Igitur Eliu hæc rursum locutus est
36-16 Igitur salvabit te de ore angusto latissime
Prov. 1-31 Comedent igitur fructus viæ suæ
Eccle. 8-15 Laudavi igitur lætitiam, quod non esset homini bonum sub sole
Eccli. 42-15 Memor ero igitur operum Domini
Jerem. 5- 5 Ibo igitur ad optimates, et loquar eis

Jerem. 5-31 Quid igitur fiet in novissimo ejus?
8-22 Quare igitur non est obducta cicatrix filiæ populi mei?
23-33 Si igitur interrogaverit te populus iste
26-24 Igitur manus Ahicam filii Saphan fuit cum Jeremia
34-10 Audierunt igitur, et dimiserunt
35-16 Firmaverunt igitur filii Jonadab filii Rechab præceptum patris sui
36-16 Igitur cum audissent o. verba, obstupuerunt
37- 4 Igitur exercitus Pharaonis egressus est
46- 5 Quid igitur? vidi ipsos pavidos
49- 1 Cur igitur hæreditate possedit Melchon
Ezech. 9-10 Igitur et meus non parcet oculus
20-15 Ego igitur levavi manum meam super eos
23- 5 Fornicata est igitur super me Oolla
Dan. 2- 6 Somnium igitur, et interpretationem ejus indicate mihi
3- 7 Post hæc igitur statim ut audierunt omnes
4-31 Igitur post finem dierum, ego Nabuchodonosor oculos meos ad cœlum levavi
-34 Nunc igitur ego Nabuchodonosor laudo
5-13 Igitur introductus est Daniel coram rege
6- 3 Igitur Daniel superabat omnes principes
13-33 Flebant igitur sui, et o. qui noverant eam
14-13 Factum est igitur postquam egressi sunt illi
2 Mac. 1-18 Facturi igitur quinta et vigesima die mensis Casleu purificationem templi
3- 1 Igitur cum sancta civitas habitaretur
-40 Igitur de Heliodoro.. ita res se habet
5-21 Igitur Antiochus mille et octingentis ablatis
6-18 Igitur Eleazarus unus de primoribus scribar.
7-42 Igitur de sacrificiis... satis dictum est
9-11 Igitur cœpit ex gravi superbia deductus
-28 Igitur homicida et blasphemus pessime percussus
10-22 Hos igitur proditores factos interfecit
11-10 Ibant igitur prompti, de cœlo habentes adjutorem
-18 Quæcumque igitur regi potuerunt perferri
-19 Si igitur in negotiis fidem conservaveritis
-26 Bene igitur feceris, si miseris ad eos
-30 His igitur, qui commeant usque ad diem
16-34 Omnes igitur cœli benedixerunt Dominum
-38 Igitur his erga Nicanorem gestis
Matth. 7-20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos
12-28 Igitur pervenit in vos regnum Dei
27-22 Quid igitur faciam de Jesu, qui dicitur Chr.
Marc. 12-17 Reddite igitur quæ sunt Cæsaris, Cæsari
Joan. 16-22 Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis
Act. 1- 6 Igitur qui convenerant, interrogabant eum
2-30 Propheta igitur cum esset, et sciret
-33 Dextera igitur Dei exaltatus
3-19 Pœnitemini igitur, et convertimini
8- 4 Igitur qui dispersi erant pertransibant
13-38 Notum igitur sit vobis, viri fratres
14- 3 Multo igitur tempore demorati sunt
16-36 Nunc igitur exeuntes, ite in pace
17-17 Disputabat igitur in synagoga cum Judæis
23-22 Tribunus igitur dimisit adolescentem
28-20 Propter hanc igitur causam rogavi vos videre
Rom. 2-26 Si igitur præputium justitias legis custodiat
5- 9 Multo igitur magis nunc justificati
-18 Igitur sicut per unius delictum in omnes
7- 3 Igitur, vivente viro, vocabitur adultera
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
-25 Igitur ego ipse mente servio legi Dei
9-16 Igitur non volentis, neque currentis
15-17 Habeo igitur gloriam in Ch. Jesu ad Deum
-25 Nunc igitur proficiscar in Jerus. ministrare
-28 Hoc igitur cum consummavero
16-19 Gaudeo igitur in vobis. Sed volo vos sapient.
1 Cor. 3- 4 Quid igitur est Apollo? Quid vero Paulus?
6- 4 Sæcularia igitur judicia si habueritis
9-26 Ego igitur sic curro, non quasi in incertum
15-49 Igitur, sicut portavimus imaginem terreni
2 Cor. 3-12 Habentes igitur talem spem
7-12 Igitur, et si scripsi vobis, non propter eum
12- 9 Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus
Galat. 3- 9 Igitur qui ex fide sunt, benedicentur
-19 Quid igitur lex? Propter transgressiones
Ephes. 4-17 Hoc igitur dico, et testificor in Domino
Philip. 2-23 Hunc igitur spero me mittere ad vos
Colos. 3- 1 Igitur, si consurrexistis cum Christo
1 Thes. 5- 6 Igitur non dormiamus sicut et cæteri
1 Tim. 2- 1 Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes
Hebr. 13-13 Exeamus igitur ad eum extra castra
Jacob. 4-17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi
5- 7 Patientes igitur estote, fratres, usque ad adventum Domini
- 8 Patientes igitur estote et vos, et confirmate

1 Petr. 2- 1 Deponentes igitur omnem malitiam
- 7 Vobis igitur honor credentibus
-13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ
4- 1 Christo igitur passo in carne
5- 6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei
2 Petr. 3-11 Cum igitur hæc omnia dissolvenda sint
-17 Vos igitur, fratres, præscientes custodite

IGNAVIA.

Josue. 18- 3 Josue ait : Usquequo marcetis ignavia

IGNAVUS.

2 Reg. 3-33 Nequaquam ut mori solent ignavi, mortuus est Abner

IGNEUS, A, UM.

Deut. 33- 2 In dextera ejus ignea lex
4 Reg. 2-11 Cum... incedentes sermocinarentur, ecce currus igneus
Et equi ignei diviserunt utrumque
6-17 Et ecce mons plenus equorum, et curruum igneorum
Eccli. 43- 4 Sol exurens montes, radios igneos exsufflans
48- 9 In turbine ignis, in curru equor. igneorum
Dan. 7-10 Fluvius igneus, rapidusque egrediebatur a facie ejus
Nahum. 2- 3 Igneæ habenæ currus in die præparationis
Ephes. 6-16 Omnia tela nequissimi ignea extinguere
Apoc. 9-17 Habebant loricas igneas, et hyacinthinas

IGNICULUS.

Isai. 30-14 In qua portetur igniculus de incendio

IGNIS.

Gen. 11- 3 Faciamus lateres, et coquamus eos igni
15-17 Lampas ignis transiens inter divisiones illas
19-24 Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem
22- 6 Ipse vero portabat in manibus ignem
- 7 Ecce, inquit, ignis et ligna : ubi est victima
Exod. 3- 2 Apparuitque ei Dominus in flamma ignis
9-24 Et grando et ignis mista pariter ferebantur
12- 8 Et edent carnes nocte illa assas igni
- 9 Nec coctum aqua, sed tantum assum igni
-10 Si quid residuum fuerit, igne comburetis
13-21 Præcedebat eos... per noctem in columna ignis
-22 Nec (*defuit*) columna ignis per noctem
14-24 Respiciens Do.. per columnam ignis et nubis
19-18 Quod descendisset Dom. super eum in igne
22- 6 Si egressus ignis invenerit spinas
Reddet damnum qui ignem succenderit
24-17 Species gloriæ Domini, quasi ignis ardens
27- 3 Et ignium receptacula; omnia vasa ex ære fabricabis
29-34 Combures reliquias igni : non comedentur
32-24 Et projeci illud in ignem, egressusque est
35- 3 Non succendetis ignem in o. habitaculis v.
-14 Lucernas, et oleum ad nutrimenta ignium
38- 3 Fuscinulas, uncinos, et ignium receptacula
40-36 Et ignis in nocte, videntibus cunctis populis
Levit. 1- 7 Et subjicient in altari ignem
-12 Super ligna, quibus subjiciendus est ignis
-17 Adolebit super altare, lignis igne supposito
2-14 Torrebis igni, et confringes in morem farris
3- 5 Adolebuntque ea... lignis igne supposito
-11 In pabulum ignis et oblationis Domini
-14 Tollentque ex ea in pastum ignis Dominici
-16 Adolebitque ea... in alimoniam ignis
6- 9 Ignis ex eodem altari erit
-10 Tolletq. cineres, quos vorans ignis exussit
-12 Ignis autem in altari semper ardebit
-13 Ignis est iste perpetuus, qui nunquam deficiet
-23 Sacrificium sacerdotum igne consumetur
7-17 Quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet
-19 Non comedetur, sed comburetur igni
8-20 Caput ejus, et artus, et adipem adolevit igni
-32 Quidquid autem reliquum fuerit de carne et panibus, ignis absumet
9-11 Et pellem ejus extra castra combussit igni
-13 Quæ omnia super altare cremavit igni
-24 Ecce egressus ignis a Domino, devoravit hol.
10- 1 Posuerunt ignem, et incensum desuper
Offerentes coram Domino ignem alienum
- 2 Egressusque ignis a Domino, devoravit eos
13-24 Caro autem et cutis quam ignis exusserit
-55 Immundum judicabit, et igne comburet
-57 Lepra volatilis et vaga, debet igne comburi
16- 1 Quando offerentes ignem alienum interfecti sunt
-13 Ut positis super ignem aromatibus.

Levit. 16-27 Et comburent igni tam pelles quam carnes
19- 6 Quidquid autem residuum fuerit in diem tertium, igne comburetis
23- 8 Sed offeretis sacrificium in igne Domino
Num. 3- 4 Cum offerrent ignem alienum in conspectu Domini in deserto Sinaï
4-14 Ignium receptacula fuscinulas ac tridentes
6-18 Tolletque capillos ej., et ponet super ignem
9-15 Super tentorium erat quasi species ignis
-16 Per diem operiebat illud nubes, et per noctem quasi species ignis
11- 1 Et accensus in eos ignis Domini devoravit
- 2 Et absorptus est ignis
- 3 Eo quod incensus fuisset contra eos ignis Do.
14-14 Præcedas eos... et in columna ignis per noctem
16- 7 Hausto cras igne, ponite desuper thymiama
-35 Sed et ignis egressus a Domino, interfecit
-37 Et ignem huc illucque dispergat
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum desuper
21-28 Ignis egressus est de Hesebon
26-10 Quando combussit ignis ducentos quinquaginta viros
-61 Cum obtulissent ignem alienum coram Do.
28-24 Ita facietis per singulos dies septem dierum in fomitem ignis
31-23 Et omne quod potest transire per flammas, igne purgabitur
Quidquid autem ignem non potest sustinere
Deut. 1-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem
4-12 Locutusque est Dom. ad vos de medio ignis
-15 In die qua locutus est vobis Dominus in Horeb de medio ignis
-24 Quia Dominus Deus tuus ignis consumens
-33 Ut audiret populus vocem Dei loquentis de medio ignis
-36 In terra ostendit tibi ignem suum maximum
Et audisti verba illius de medio ignis
5- 4 Locutus est nobis in monte de medio ignis
- 5 Timuistis enim ignem, et non ascendistis
-22 De medio ignis, et nubis, et caliginis
-24 Vocem ejus audivimus de medio ignis
-25 Et devorabit nos ignis hic maximus?
-26 Qui de medio ignis loquitur sicut nos audivimus
7-25 Sculptilia eorum igne combures
9- 3 Ipse transibit ante te, ignis devorans
-10 Quæ vobis locutus est in monte de medio ignis
-21 Id est, vitulum, arripiens, igne combussi
10- 4 Verba decem, quæ locutus est Dominus ad vos in monte de medio ignis
12- 3 Lucos igne comburite, et idola comminuite
-31 Offerentes filios et filias, et comburentes igni
18-10 Filium suum, aut filiam, ducens per ignem
-16 Ignem hunc maximum amplius non videbo
32-22 Ignis succensus est in furore meo, et ardebit
Josue. 7-15 Comburetur igni cum omni substantia sua
-25 Cuncta quæ illius erant, igne consumpta
11- 6 Equos eorum subnervabis, et currus igne combures
- 9 Equos eorum subnervavit, currusque combussit igni
Judic. 6-21 Ascenditque ignis de petra
9-15 Egrediatur ignis de rhamno, et devoret cedr.
-20 Egrediatur ignis ex eo, et consumat habitat.
Egrediaturque ignis de viris Sichem
-49 Ut fumo et igne mille homines necarentur
-52 Ignem supponere nitebatur
15- 5 Quas igne succendens, dimisit
-14 Sicut solent ad odorem ignis lina consumi
16- 9 Cum odorem ignis acceperit
20-38 Ut postquam urbem cepissent, ignem accenderent
1 Reg. 30- 1 Percusserant Siceleg, et succenderant eam igni
- 3 Cum... et invenissent eam succensam igni
-14 Et Siceleg succendimus igni
2 Reg. 14-30 Ite igitur, et succendite eum igni. Succenderunt ergo servi Absalom segetem igni
Succenderunt servi Absalom partem agri igni
-31 Quare succenderunt servi tui segetem meam igni?
22- 9 Et ignis de ore ejus vorabit
-13 In conspectu ejus, succensi sunt carbones ignis
-31 Eloquium Domini igne examinatum
23- 7 Igneque succensæ comburentur
3 Reg. 9-16 Et cepit Gazer, succenditque eam igni
18-23 Ponant super ligna, ignem a. non supponant
Imponam super ligna, ignem autem non supponam
-24 Deus qui exaudierit per ignem, ipse sit Deus

3 Reg. 18-25 Et invocate nomina deorum vestrorum, ignemque non supponatis
-38 Cecidit a. ignis Domini, et voravit holocaust.
19-12 Post commotionem ignis: non in igne Dominus, et post ignem sibilus auræ tenuis
4 Reg. 1-10 Descendat ignis de cœlo, et devoret te
Descendit itaque ignis de cœlo, et devoravit
-12 Descendat ignis de cœlo, et devoret te
Descendit ergo ignis de cœlo, et devoravit
-14 Ecce descendit ignis de cœlo, et devoravit
8-12 Civitates eorum munitas igne succendes
16- 3 Transferens per ignem secundum idola gentium
17-17 Consecraverunt... et filias suas, per ignem
-31 Comburebant filios suos igni
19-18 Et miserunt deos eorum in ignem
21- 6 Et traduxit filium suum per ignem
23-10 Ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem
-11 Currus autem solis combussit igni
25- 9 Omnemque domum combussit igni
1 Par. 21-26 Exaudivit eum in igne de cœlo super altare
2 Par. 7- 1 Ignis descendit de cœlo, et devoravit holoc.
- 3 Filii Israël videbant descendentem ignem
28- 3 Ipse est, qui... et lustravit filios suos in igne
33- 6 Transireque fecit filios suos per ignem
35-13 Et assaverunt Phase super ignem
2 Esdr. 1- 3 Et portæ ejus combustæ sunt igni
2-13 Considerabam... portas ejus consumptas igni
-17 Deserta est, et portæ ej. consumptæ sunt igni
9- 7 Et eduxisti eum de igne Chaldæorum
-19 Non recessit ab eis... et columna ignis...
Judith. 16-21 Dabit enim ignem, et vermes in carnes eor.
Esth. 16-24 Gladio et igne pereat, et sic deleatur
Job. 1-16 Venit alter, et dixit: Ignis Dei cecidit e cœlo
15-34 Et ignis devorabit tabernacula eorum
18- 5 Nec splendebit flamma ignis ejus?
20-26 Devorabit eum ignis, qui non succenditur
22-20 Nonne..et reliquias eorum devoravit ignis?
23-10 Scit viam meam, et probavit me quasi aurum, quod per ignem transit
28- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo, igni subversa est
31-12 Ignis est usque ad perditionem devorans
41-10 Lampades procedunt, sicut tedæ ignis accensæ
Psal. 10- 7 Ignis, et sulphur, et spiritus procellarum
11- 7 Argentum igne examinatum, probatum
16- 3 Igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas
17- 9 Et ignis a facie ejus exarsit
-13 Nubes transierunt, grando, et carbones ignis
-14 Dedit vocem s.: grando et carbones ignis
-31 Eloquia Domini igne examinata
20-10 Pones eos ut clibanum ignis in tempore
Conturbabit eos, et devorabit eos ignis
28- 7 Vox Domini intercidentis flammam ignis
38- 4 Et in meditatione mea exardescet ignis
45-10 Et confringet arma: et scuta comburet igni
49- 3 Ignis in conspectu ejus exardescet
57- 9 Supercecidit ignis, et non viderunt solem
65-10 Igne nos examinasti, sicut examinatur argentum
-12 Transivimus per ignem et aquam
67- 3 Sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores
73- 7 Incenderunt igni sanctuarium tuum
77-14 Et tota nocte in illuminatione ignis
-21 Et distulit: et ignis accensus est in Jacob
-48 Et tradidit... possessionem eorum igni
-63 Juvenes eorum comedit ignis
78- 5 Accendetur velut ignis zelus tuus?
79-17 Incensa igni, et suffossa ab increpatione
82-15 Sicut ignis, qui comburit sylvam
88-47 Usquequo Dom... exardescet sicut ignis ira
96- 3 Ignis ante ipsum præcedet, et inflammabit
103- 4 Qui facis... ministros tuos, ignem urentem
104-32 Posuit... ignem comburentem in terra ipsorum
-39 Expandit...ignem ut luceret eis per noctem
105-18 Et exarsit ignis in synagoga eorum
117-12 Et exarserunt sicut ignis in spinis
139-11 Super eos carbones, in ignem dejicies eos
148- 8 Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procell.
Prov. 6-27 Numquid potest homo abscondere ignem in sinu suo
16-27 Et in labiis ejus ignis ardescit
17- 3 Sicut igne probatur argentum, et aurum
26-20 Cum defecerint ligna, extinguetur ignis
-21 Sicut carbones ad prunas, et ligna ad ignem
30-16 Ignis vero nunquam dicit: Sufficit
Cant. 8- 6 Lampades ejus, lampades ignis atque flammarum
Sap. 10- 6 Descendente igne in Pentapolim

Sap. 11-19 Aut vaporem ignium spirantes
13- 2 Ignem, aut spiritum, aut citatum aërem
16-16 Persecutionem passi, et per ignem consumpti
-17 Quod enim mirabile erat, in aqua, quæ omnia extinguit, plus ignis valebat
-18 Quodam e. tempore, mansuetabatur ignis
-19 In aqua supra virtutem ignis exardescebat
-22 Nix autem et glacies sustinebant vim ignis
Fructus inimic. exterminabat ignis ardens
-27 Quod e. ab igne non poterat exterminari
17- 5 Et ignis quidem nulla vis poterat illis lumen præbere
- 6 Apparebat autem illis subitaneus ignis
18- 3 Propter quod ignis ardentem columnam ducem habuerunt ignotæ viæ
19-19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem
Eccli. 2- 5 Quoniam in igne probatur aurum et argent.
3-33 Ignem ardentem extinguit aqua
7-19 Quon. vindicta carnis impii, ignis et vermis
8- 4 Et non strues in ignem illius ligna
-13 Ne incendaris flamma ignis peccatorum
9- 9 Ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit
-11 Colloquium e. illius quasi ignis exardescit
11-34 A scintilla una augetur ignis
15-17 Apposuit tibi aquam et ignem
16- 7 In synagoga peccantium exardebit ignis
21-10 Et consummatio illorum flamma ignis
22-30 Ante ignem camini vapor, et fumus ignis inaltatur
23-22 Anima calida quasi ignis ardens, non extinguetur donec aliquid glutiat
-23 Non desinet donec incendat ignem
28-12 Secundum e. ligna sylvæ, sic ignis exardescit
-14 Si sufflaveris in scintillam, quasi ignis exardebit
31-31 Ignis probat ferrum durum: sic vinum corda
38-29 Vapor ignis uret carnes ejus
39-31 Aqua, ignis, et ferrum, sal, lac, et panis
-35 Ignis, grando, fames, et mors, omnia hæc ad vindictam creata sunt
40-32 Et in ventre ejus ignis ardebit
43-23 Et extinguet viride, sicut igne
45-17 Sacrificia ipsius consumpta sunt igne quotidie
-24 Et consumpsit illos in flamma ignis
48- 1 Et surrexit Elias propheta, quasi ignis
- 3 Et dejecit de cœlo ignem ter
- 9 Qui receptus es in turbine ignis, in curru
50- 9 Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne
51- 6 Et in medio ignis non sum æstuatus
Isai. 1- 7 Civitates vestræ succensæ igni
4- 5 Creabit Dominus... splendorem ignis flammantis in nocte
5-24 Sicut devorat stipulam lingua ignis
9- 5 Erit in combustionem, et cibus ignis
-18 Succensa est enim quasi ignis impietas
-19 Et erit populus quasi esca ignis
10-16 Succensa ardebit quasi combustio ignis
-17 Et erit lumen Israel in igne
26-11 Et ignis hostes tuos devoret
29- 6 Et voce magna... flammæ ignis devorantis
30-27 Et lingua ejus quasi ignis devorans
-30 Terrorem brachii sui ostendet in... flamma ignis devorantis
-33 Nutrimenta ejus, ignis et ligna multa
31- 9 Dixit Dominus, cujus ignis est in Sion
33-11 Spiritus vester ut ignis vorabit vos
-12 Spinæ congregatæ igni comburentur
-14 Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante?
37-19 Et dederunt deos earum igni
43- 2 Cum ambulaveris in igne, non combureris
44-16 Medium ejus combussit igni
-19 Medietatem ejus combussi igni
47-14 Facti sunt quasi stipula, ignis combussit eos
50-11 Vos omnes accendentes ignem, accincti flammis, ambulate in lumine ignis vestri
54-16 Creavi fabrum sufflantem in igne prunas
64- 2 Sicut exustio ignis tabescerent, aquæ arderent igni
-11 Domus sanctif...facta est in exustionem ignis
65- 5 Isti fumus erunt in furore meo, ignis ardens
66-15 Ecce Dominus in igne veniet... reddere... increpationem suam in flamma ignis
-16 Quia in igne Dominus dijudicabit
-24 Et ignis eorum non extinguetur
Jerem. 4- 4 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
5-14 Ecce ego do verba mea in ore tuo in ignem
6-29 In igne consumptum est plumbum
7-18 Filii colligunt ligna, et patres succendunt ignem
-31 Ut incenderent filios suos, et filias suas igni
11-16 Ad vocem loquelæ, grandis exarsit ignis in ea

Jerem. 15-14 Quia ignis succensus est in furore meo
17- 4 Quoniam ignem succendisti in furore meo
-27 Succendam ignem in portis ejus
19- 5 Ad comburendos filios suos igni in holoc.
20- 9 Factus est in corde meo quasi ignis exæstuans
21-10 In manu regis Babylonis dabitur, et exuret eam igni
-12 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
-14 Et succendam ignem in saltu ejus
22- 7 Et succident electas cedros tuas, et præcipitabunt in ignem
23-29 Numquid non verba mea sunt quasi ignis
29-22 Quos frixit rex Babylonis in igne
32-29 Et succendent eam igni, et comburent eam
34- 2 Tradam civitatem hanc in manus regis Babylonis, et succendet eam igni
-22 Et capient eam, et incendent igni
36-23 Et projecit in ignem, qui erat super arulam, donec consumeretur omne volumen igni
-32 Quem combusserat Joakim rex Juda igni
37- 7 Et capient eam, et succendent eam igni
- 9 Consurgent, et incendent civitat. hanc igni
38-17 Et civitas hæc non succendetur igni
-18 Tradetur civitas hæc in manus Chaldæorum, et succendent eam igni
-23 Capieris: et civitatem hanc comburet igni
39- 8 Et domum vulgi succenderunt Chaldæi igni
43-12 Et succendet ignem in delubris deorum
-13 Et delubra deorum Ægypti comburet igni
48-45 Quia ignis egressus est de Hesebon
49- 2 Filiæque ejus igni succendentur
-27 Et succendam ignem in muro Damasci
50-32 Succendam ignem in urbibus ejus
51-32 Et paludes incensæ sunt igni
-58 Et portæ ejus excelsæ igni comburentur
Et gentium in ignem erunt, et disperibunt
52-13 Et omnem domum magnam igni combussit
Thren. 1-13 De excelso misit ignem in ossibus meis
2- 3 Et succendit in Jacob quasi ignem flammæ
- 4 Effudit quasi ignem indignationem suam
4-11 Succendit ignem in Sion, et devoravit fundamenta ejus
Baruc. 1- 2 Ceperunt Chaldæi Jerusalem, et succenderunt eam igni
4-35 Ignis enim superveniet ei ab æterno
6-54 Cum inciderit ignis in domum deorum lignorum
-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat
Ezech. 1- 4 Et ignis involvens, et splendor in circuitu ejus: et de medio ejus quasi species electri, id est, de medio ignis
-13 Aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium... Splendor ignis, et de igne fulgur egrediens
-27 Et vidi... velut aspectum ignis
Vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu
5- 2 Tertiam partem igni combures in medio
- 4 Projicies eos in medio ignis, et combures eos igni: et ex eo egredietur ignis in omnem domum Israël
8- 2 Et ecce similitudo quasi aspectus ignis
Ab aspectu lumborum ej., et deorsum, ignis
10- 2 Et imple manum tuam prunis ignis
- 6 Dicens: Sume ignem de medio rotarum
- 7 Et extendit cherub manum... ad ignem
15- 4 Ecce igni datum est in escam
Utramque partem ejus consumpsit ignis
- 5 Quanto magis cum illud ignis devoraverit
- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum, quod dedi igni ad devorandum
- 7 De igne egredientur, et ignis consumet eos
16-41 Et comburent domos tuas igni
19-12 Marcuerunt, et arefactæ sunt virgæ roboris ejus: ignis comedit eam
-14 Egressus est ignis de virga ramorum ejus
20-31 Cum traducitis filios vestros per ignem
-47 Ecce ego succendam in te ignem
21-31 In igne furoris mei sufflabo in te
-32 Igni eris cibus, sanguis tuus erit in medio terræ
22-20 Ut succendam in ea ignem ad conflandum
-21 Et succendam vos in igne furoris mei
-31 In igne iræ meæ consumpsi eos
23-25 Et novissimum tuum devorabitur igni
-47 Et domos earum igne succendent
24-10 Congere ossa, quæ igne succendam
-12 Et non exivit de ea nimia rubigo ejus, neque per ignem
28-18 Producam ergo ignem de medio tui
30- 8 Cum dedero ignem in Ægypto, et attriti fuerint
-14 Et dabo ignem in Taphnis, et faciam judicia
-16 Et dabo ignem in Ægypto: quasi parturiens

Ezech. 36- 5 Quoniam in igne zeli mei locutus sum
38-19 In zelo meo, in igne iræ meæ locutus sum
-22 Ignem et sulphur pluam super eum
39- 6 Et immittam ignem in Magog
- 9 Et succendent ea igni septem annis
-10 Quoniam arma succendent igni
Dan. 3- 6 Eadem hora mittetur in fornacem ignis ardentis
-11 Mittatur in fornacem ignis ardentis
-15 Eadem hora mittemini in fornacem ignis
-17 Potest eripere nos de camino ignis ardentis
-20 Mitterent eos in fornacem ignis ardentis
-21 Missi sunt in medium fornacis ignis ardentis
-22 Misach et Abdenago, interfecit flamma ignis
-23 Ceciderunt in medio camino ignis ardentis
-25 Aperiensque os suum in medio ignis, ait
-49 Et excussit flammam ignis de fornace
-50 Et non tetigit eos omnino ignis
-66 Benedicite, ignis et æstus, Domino
-88 Et de medio ignis eruit nos
-91 Nonne tres viros misimus in medium ignis compeditos?
-92 Ecce ego video quatuor viros solutos, et ambulantes in medio ignis
-93 Tunc accessit Nabuchodonosor ad ostium fornacis ignis ardentis
Statimque egressi sunt... de medio ignis
-94 Quoniam nihil potestatis habuisset ignis
Et odor ignis non transisset per eos
7- 9 Thronus ejus flammæ ignis: rotæ ejus ignis accensus
-11 Et traditum esset ad comburendum igni
12-10 Quasi ignis probabuntur multi
Osee. 7- 6 Mane ipse succensus quasi ignis flammæ
8-14 Et mittam ignem in civitates ejus
Joel. 1-19 Quia ignis comedit speciosa deserti
-20 Et ignis devoravit speciosa deserti
2- 3 Ante faciem ejus ignis vorans, et post eum
- 5 Sicut sonitus flammæ ignis devorantis stipulam
-30 Dabo... sanguinem, et ignem, et vaporem
Amos. 1- 4 Et mittam ignem in domum Azaël
- 7 Et mittam ignem in murum Gazæ
-10 Et mittam ignem in murum Tyri
-12 Mittam ignem in Theman: et devorabit
-14 Et succendam ignem in muro Rabba
2- 2 Mittam ignem in Moab, et devorabit ædes
- 5 Et mittam ignem in Juda, et devorabit ædes
5- 6 Ne forte comburatur ut ignis domus Joseph
7- 4 Ecce vocabat judicium ad ignem Dominus
Abdiæ. -18 Et erit domus Jacob ignis, et domus Joseph
Mich. 1- 4 Et valles scindentur sicut cera a facie ignis
- 7 Et omnes mercedes ejus comburentur igne
6-10 Adhuc ignis in domo impii thesauri iniquit.
Nahum. 1- 6 Indignatio ejus effusa est ut ignis
3-13 Devorabit ignis vectes tuos
-15 Ibi comedet te ignis: peribis gladio
Habac. 2-13 Laborabunt enim populi in multo igne
Soph. 1-18 In igne zeli ejus devorabitur omnis terra
3- 8 In igne enim zeli mei devorabitur om. terra
Zach. 2- 5 Ero ei, ait Dominus, murus ignis in circuitu
3- 2 Numquid non iste torris est erutus de igne?
9- 4 Et percutiet in mari fortitudinem ejus, et hæc igni devorabitur
11- 1 Et comedat ignis cedros tuas
12- 6 Ponam duces Juda sicut caminum ignis in lignis, et sicut facem ignis in fœno
13- 9 Et ducam tertiam partem per ignem
Malac. 1-12 Contemptibile est, cum igne qui illud devorat
3- 2 Ipse e. quasi ignis conflans, et quasi herba
1 Mac. 1-33 Et succendit eam igni, et destruxit domos
-59 Et libros legis Dei combusserunt igni
5- 5 Incendit turres eorum igni, cum omnibus
-28 Et accepit omnia spolia eorum, et succendit eam igni
-35 Et sumpsit spolia ej., et succendit eam igni
-44 Et fanum succendit igni, cum omnibus
-65 Et turres succendit igni in circuitu
-68 Et sculptilia deorum ipsorum succendit igni
6-31 Et exierunt, et succenderunt eas igni
-39 Et resplenduerunt sicut lampades ignis
-51 Ignis jacula, et tormenta ad lapides jactandos
10-84 Omnes, qui fugerunt in illud, succendit igni
11- 4 Ostenderunt ei templum Dagon succensum igni
16-10 Fugerunt usque ad turres... et succendit eas igni
2 Mac. 1-18 Ut et vos quoque agatis diem scenopegiæ, et diem ignis
-19 Acceptum ignem de altari occulte absconderunt in valle
-20 Misit ad requirendum ignem
Non invenerunt ignem, sed aquam crassam

2 Mac. 1-22 Accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur
-33 In loco, in quo ignem absconderant
2- 1 Jussit eos ignem accipere qui transmigrabant
-10 Salomon oravit, et descendit ignis de cœlo
7- 5 Jussit ignem admoveri, et adhuc spirantem
9- 7 Ignem spirans animo in Judæos
10- 3 Et de ignitis lapidibus igne concepto
12- 6 Eos a. qui ab igne refugerant, gladio peremit
- 9 Ita ut lumen ignis appareret Jerosolymis
13- 8 Multa erga aram Dei delicta commisit, cujus ignis et cinis erat sanctus
14-41 Atque ignem admovere cupientibus
Matth. 3-10 Excidetur, et in ignem mittetur
-11 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto, et igni
-12 Paleas autem comburet igni inextinguibili
5-22 Qui a. dixerit, Fatue: reus erit gehennæ ignis
7-19 Excidetur, et in ignem mittetur
13-40 Colliguntur zizania, et igni comburuntur
-42 Et mittent eos in caminum ignis
-50 Et mittent eos in caminum ignis
17-14 Nam sæpe cadit in ignem, et crebro in aquam
18- 8 Duos pedes habentem mitti in ignem ætern.
- 9 Duos oculos habentem mitti in gehennam ignis
25-41 Discedite a me, maledicti, in ignem ætern.
Marc. 9-21 Frequenter eum in ignem, et in aquas misit
-42 Ire in gehennam: in ignem inextinguibilem
-43 Ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur
-44 Mitti in gehennam ignis inextinguibilis
-45 Ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur
-46 Quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis
-47 Ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur
-48 Omnis enim igne salietur
14-54 Et sedebat cum ministris ad ignem
Luc. 3- 9 Excidetur, et in ignem mittetur
-16 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto, et igni
-17 Paleas autem comburet igni inextinguibili
9-54 Domine, vis dicimus ut ignis descendat de cœlo
12-49 Ignem veni mittere in terram
17-29 Pluit ignem et sulphur de cœlo, et omnes perdidit
22-55 Accenso autem igne in medio atrii
Joan. 15- 6 Colligent eum, et in ignem mittent, et ardet
Act. 2- 3 Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis
-19 Sanguinem, et ignem, et vaporem fumi
7-30 Apparuit illi in deserto... Angelus in igne flammæ rubi
28- 3 Et imposuisset super ignem
- 5 Et ille quidem excutiens bestiam in ignem
Rom. 12-20 Carbones ignis congeres super caput ejus
1 Cor. 3-13 Dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur: et uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit
-15 Sic tamen quasi per ignem
2 Thes. 1- 8 In flamma ignis dantis vindictam
Hebr. 1- 7 Et ministros suos flammam ignis
10-27 Et ignis æmulatio, quæ consumptura est adversarios
11-34 Extinxerunt impetum ignis, effugerunt aciem gladii
12-18 Et accensibilem ignem, et turbinem
-29 Etenim Deus noster ignis consumens est
Jacob. 3- 5 Ecce quantus ignis quam magnam sylvam incendit!
- 6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis
5- 3 Et manducabit carnes vestras sicut ignis
1 Petr. 1- 7 Pretiosior auro (quod per ignem probatur)
2 Petr. 3- 7 Igni reservati in diem judicii, et perditionis
-12 Et elementa ignis ardore tabescent
Judæ. - 7 Factæ sunt exemplum, ignis æterni pœnam sustinentes
-23 Illos vero salvate, de igne rapientes
Apoc. 1-14 Et oculi ejus tanquam flamma ignis
2-18 Qui habet oculos tanquam flammam ignis
8- 5 Et implevit illud de igne altaris, et misit in terram
- 7 Facta est grando, et ignis, mixta in sanguine
- 8 Et tanquam mons magnus igne ardens missus est in mare
9-17 Et de ore eorum procedit ignis, et fumus
-18 De igne, et de fumo, et sulphure
10- 1 Et pedes ejus tanquam columnæ ignis
11- 5 Ignis exiet de ore eorum, et devorabit inimicos eorum
13-13 Ut etiam ignem faceret de cœlo descendere
14-10 Et cruciabitur igne et sulphure in conspectu Angelorum

Apoc. 14-18 Qui habebat potestatem supra ignem
15- 2 Et vidi tanquam mare vitreum mixtum igne
16- 8 Datum est illi æstu affligere homines, et igni
17-16 Et ipsam igni concremabunt
18- 8 Et igne comburetur : quia fortis est Deus
19-12 Oculi autem ejus sicut flamma ignis
-20 Hi duo in stagnum ignis ardentis sulphure
20- 9 Descendit ignis a Deo de cœlo, et devoravit
Missus est in stagnum ignis et sulphuris
-14 Infernus et mors missi sunt in stagnum ignis
-15 Missus est in stagnum ignis
21- 8 Pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure

IGNITUS, A, UM.

Num. 21- 6 Misit Dominus in populum ignitos serpentes
Ps. 118-140 Ignitum eloquium tuum vehementer
Prov. 30- 5 Omnis sermo Dei ignitus, clypeus est sperantibus in se
Ezech. 28-14 In medio lapidum ignitorum ambulasti
-16 O cherub... de medio lapidum ignitorum
Nahum. 2- 3 Clypeus fortium ejus ignitus, viri exercitus in coccineis
2 *Mac.* 10- 3 De ignitis lapidibus igne concepto sacrificia obtulerunt
Apoc. 3-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum

IGNOBILIS, IOR.

1 *Reg.* 2-30 Qui autem contemnunt me, erunt ignobiles
Job. 14-21 Sive nobiles... sive ignobiles, non intelliget
30- 8 Filii stultorum et ignobilium, et in terra penitus non parentes
Prov. 22-29 Coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles
Isai. 3- 5 Tumultuabitur puer contra senem, et ignobilis contra nobilem
Jerem. 26-23 Et projecit cadaver ejus in sepulcris vulgi ignobilis
1 *Mac.* 2- 8 Templum ejus sicut homo ignobilis
1 *Cor.* 1-28 Et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus
4-10 Vos nobiles, nos autem ignobiles
12-23 Et quæ putamus ignobiliora membra esse corporis

IGNOBILITAS.

Baruc. 6-25 Ostentantes ignobilitatem suam hominibus
1 *Cor.* 15-43 Seminatur in ignobilitate, surget in gloria
2 *Cor.* 6- 8 Per gloriam, et ignobilitatem; per infamiam, et bonam famam
11-21 Secundum ignobilitatem dico, quasi nos infirmi fuerimus

IGNOMINIA.

Exod. 32-25 Spoliaverat e. eum Aaron propter ignominiam sordis
Levit. 18-15 Nec discooperies ignominiam ejus
-17 Filiam filiæ illius non sumes, ut reveles ignominiam ejus
20-11 Et revelaverit ignominiam patris sui
-17 Illaque conspexerit fratris ignominiam
-19 Qui hoc fecerit, ignominiam carnis suæ nudavit
-20 Et revelaverit ignominiam cognationis suæ
2 *Par.* 32-21 Reversusque est cum ignominia in terram
Psal. 82-17 Imple facies eorum ignominia
Prov. 3-35 Stultorum exaltatio, ignominia
6-33 Turpitudinem et ignominiam congregat sibi
13-18 Egestas, et ignominia ei, qui deserit disciplinam
14-28 Et in paucitate plebis ignominia principis
17-21 Natus est stultus in ignominiam suam
18- 3 Sed sequitur eum ignominia et opprobrium
Isai. 20- 4 Discoopertis natibus ad ignominiam Ægypti
22-18 Ignominia domus Domini tui
23- 9 Ad ignominiam deduceret universos inclyt.
30- 3 Et fiducia umbræ Ægypti in ignominiam
47- 3 Revelabitur ignominia tua, et videbitur opprobrium tuum
Jerem. 3-25 Et operiet nos ignominia nostra
6-14 Filiæ populi mei cum ignominia, dicentes
8-11 Filiæ populi mei ad ignominiam, dicentes
13-26 Et apparuit ignominia tua
23-40 In opprobrium sempiternum, et in ignominiam æternam
46-12 Audierunt gentes ignominiam tuam
51-51 Operuit ignominia facies nostras
Thren. 1- 8 Spreverunt illam, quia viderunt ignominiam ejus
Ezech. 16- 8 Et operui ignominiam tuam
-36 Et revelata est ignominia tua in fornicationibus tuis
-37 Et nudabo ignominiam tuam coram eis
-39 Derelinquent te nud., plenamq. ignominia
-52 Et porta ignominiam tuam, quæ justificasti sorores tuas
Ezech. 16-54 Ut portes ignominiam tuam
-58 Scelus tuum, et ignominiam tuam tu portasti
23-10 Ipsi discooperuerunt ignominiam ejus
-18 Et discooperuit ignominiam suam
-29 Et dimittent te nudam, et ignominia plenam
Et revelabitur ignominia fornicationum tuarum
32-24 Et portaverunt ignominiam suam cum his qui descendunt in lacum
-25 Dederunt enim terrorem... et portaverunt ignominiam suam
Osee. 2- 9 Quæ operiebant ignominiam ejus
4- 7 Gloriam eorum in ignominiam commutabo
-18 Dilexerunt afferre ignominiam protectores
Mich. 1-11 Et transite vobis, habitatio pulchra, confusa ignominia
Nahum. 3- 5 Ostendam... et regnis ignominiam tuam
Habac. 2-16 Repletus es ignominia pro gloria
Et vomitus ignominiæ super gloriam tuam
1 *Mac.* 1-42 Secundum gloriam ejus multiplicata est ignominia ejus
Rom. 1-26 Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ
1 *Cor.* 11-14 Vir quidem si comam nutriat, ignominia est

IGNOMINIOSUS, A.

1 *Reg.* 20-30 Et in confusionem ignominiosæ matris tuæ
2 *Par.* 24-24 In Joas quoq. ignominiosa exercuere judicia
Prov. 19-26 Qui...fugat matrem, ignominiosus est et infelix

IGNORANTER.

Eccli. 14- 7 Si bene fecerit, ignoranter, et non volens facit

IGNORANTIA.

Levit. 4- 2 Anima, quæ peccaverit per ignorantiam
-22 Et fecerit unum e pluribus per ignorantiam
-27 Quod si peccaverit anima per ignorantiam
5-17 Anima si peccaverit per ignorantiam
22-14 Qui comederit de sanctificatis per ignorantiam
Num. 15-22 Quod si per ignorantiam prætericritis quidquam
-26 Quoniam culpa est omnis populi per ignorantiam
Job. 19- 4 Nempe, etsi ignoravi, mecum erit ignorantia
Psal. 24- 7 Et ignorantias meas ne memineris
Eccli. 23- 3 Et ne adincrescant ignorantiæ meæ
28- 9 Et despice ignorantiam proximi
Habac. 3- 1 Oratio Habacuc prophetæ pro Ignorantiis
1 *Mac.* 13-39 Remittimus quoque ignorantias, et peccata
2 *Mac.* 11-31 De his quæ per ignorantiam gesta sunt
Act. 3-17 Nunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis
17-30 Tempora quid. hujus ignorantiæ despiciens
1 *Cor.* 15-34 Ignorantiam enim Dei quidam habent
Ephes. 4-18 Alienati a vita Dei, per ignorantiam quæ est in illis
Hebr. 9- 7 Offert pro sua et populi ignorantia
1 *Petr.* 1-14 Non configurati prioribus ignorantiæ vestræ desideriis
2-15 Obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam

IGNORATIO.

Eccli. 23- 2 Ut ignorationibus eorum non parcant mihi

IGNORO *et* IGNORANS.

Gen. 20- 4 Num gentem ignorantem et justam interficies?
27- 2 Et ignorem diem mortis meæ
31-27 Cur ignorante me fugere voluisti
-32 Ignorabat quod Rachel furata esset idola
39- 8 Ignorat quid habeat in domo sua
44-15 An ignoratis quod non sit similis mei in augurandi scientia?
Exod. 1- 8 Rex novus... qui ignorabat Joseph
10-26 Præsertim cum ignoremus quid debeat immolari
16-15 Quid est hoc? ignorabant enim quid esset
32- 1 Ignoramus quid acciderit
34-29 Et ignorabat quod cornuta esset facies sua
Levit. 4-13 Quod si omnis turba Israël ignoraverit
Num. 15-29 Qui peccaverint ignorantes
Deut. 1-39 Et filii qui hodie boni ac mali ignorant distantiam
8- 3 Cibum manna, quod ignorabas tu, et patres
11- 2 Cognoscite hodie quæ ignorant filii vestri
-28 Et ambulaveritis post deos alienos, quos ignoratis
13- 2 Et sequamur deos alienos quos ignoras
- 6 Et serviamus diis alienis, quos ignoras tu
-13 Et serviamus diis alienis quos ignoratis
21- 1 Et ignorabitur cædis reus
Deut. 28-33 Et omnes labores tuos, comedat populus quem ignoras
-36 In gentem, quam ignoras tu, et patres tui
-64 Quos et tu ignoras, et patres tui
31-13 Filii quoque eorum qui nunc ignorant
32-17 Immolaverunt... diis quos ignorabant
33- 9 Nescio vos, et fratribus suis : Ignoro vos
Josue. 8-14 Ignorans quod post tergum laterent insidiæ
20- 5 Quia ignorans percussit proximum ejus
Judic. 11-39 Fecit ei sicut voverat, quæ ignorabat virum
1 *Reg.* 14- 3 Sed et populus ignorabat quo isset Jonathas
20-30 Numquid ignoro quia diligis filium Isaï
-39 Et quid ageretur, penitus ignorabat
26-21 Et ignoraverim multa nimis
29- 3 Num ignoratis David, qui fuit servus Saül
2 *Reg.* 2-26 An ignoras quod periculosa sit desperatio?
3-25 Ignoras Abner filium Ner
-26 Reduxit eum a cisterna Sira, ignorante David
-38 Num ignoratis quoniam princeps et maximus cecidit hodie
11-20 An ignorabatis quod multa desuper ex muro tela mittantur
15-11 Euntes simplici corde, et causam penitus ignorantes
19-22 An ignoro hodie me factum regem super Isr.
22-44 Populus, quem ignoro, serviet mihi
3 *Reg.* 1-11 Dominus noster David hoc ignorat
-18 Ecce nunc Adonias regnat, te, domine mi rex, ignorante
2-32 Occidit eos gladio, patre meo David ignorante
3- 7 Et ignorans egressum et introitum meum
18-12 Asportabit te, in locum quem ego ignoro
22- 3 Ignoratis quod nostra sit Ramoth Galaad
4 *Reg.* 17-26 Ignorant legitima Dei terræ
Eo quod ignorent ritum Dei terræ
2 *Par.* 4-18 Ita ut ignoraretur pondus æris
13- 5 Num ignoratis quod Dominus Deus Israël dederit regnum David
-13 Ignorantem Judam suo ambiebat exercitu
20-12 Sed cum ignoremus quid agere debeamus
32-13 An ignoratis quæ ego fecerim, et patres
2 *Esdr.* 4-11 Nesciant, et ignorent, donec veniamus
Tobiæ. 5- 2 Quomodo autem pecuniam hanc requiram, ignoro; ille me nescit, et ego eum ignoro
- 6 Et ignorans quod Angelus Dei esset
8- 5 Sicut gentes quæ ignorant Deum
13- 4 Dispersit vos inter gentes, quæ ignorant eum
Judith. 7-20 Et noli tradere confitentes te, populo qui ignorat te
11- 7 Nec illud ignoratur, quod ei jusseris evenire
Job. 6-24 Et si quid forte ignoravi, instruite me
8- 9 Et ignoramus quoniam sicut umbra dies nostri sunt super terram
9-21 Hoc ipsum ignorabit anima mea
12- 3 Quis enim hæc, quæ nostis, ignorat?
- 9 Quis ignorat quod omnia hæc manus Domini fecerit?
15- 9 Quid nosti quod ignoremus? quid intelligis
18-21 Et iste locus ejus qui ignorat Deum
19- 4 Etsi ignoravi, mecum erit ignorantia mea
24- 1 Qui a. noverunt eum, ignorant dies illius
-16 Sicut in die condixerant sibi, et ignoraverunt lucem
28- 7 Semitam ignoravit avis, nec intuitus est eam
36-24 Memento quod ignores opus ejus
Psal. 34- 8 Veniat illi laqueus, quem ignorat
-11 Quæ ignorabam interrogabant me
-15 Congregata sunt super me flagella, et ignoravi
38- 7 Thesaurizat : et ignorat cui congregabit
Prov. 7-22 Ignorans quod ad vincula stultus trahatur
9-18 Et ignoravit quod ibi sint gigantes
19-27 Nec ignores sermones scientiæ
23- 7 Quoniam in similitudinem arioli et conjectoris, æstimat quod ignorat
27- 1 Ignorans quid superventura pariat dies
28-22 Ignorat quod egestas superveniet ei
29- 7 Impius ignorat scientiam
30-18 Tria sunt difficilia mihi, et quartum penitus ignoro
Eccle. 2-19 Quem ignoro, utrum sapiens an stultus futurus sit
7- 1 Cum ignoret quid conducat sibi in vita sua
8- 7 Quia ignorat præterita, et futura nullo scire potest nuntio
10-14 Ignorat homo, quid ante se fuerit
11- 2 Quia ignoras quid futurum sit mali super terram
- 5 Quomodo ignoras quæ sit via spiritus
Cant. 1- 7 Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres
Sap. 5- 7 Viam autem Domini ignoravimus
-12 Reclusus est, ut ignoretur transitus illius

Sap. 7-12 Ignorabam quoniam horum omnium mater est
10- 8 In hoc lapsi sunt ut ignorarent bona
12-10 Non ignorans, quoniam nequam est natio
14-18 Provexit autem ad horum culturam, et hos qui ignorabant
15-11 Quoniam ignoravit qui se finxit
Eccli. 19-24 Et fingit se non videre quod ignoratum est
Isai. 28- 7 Nescierunt videntem, ignoraverunt judicium
42-16 Et in semitis, quas ignoraverunt, ambulare eos faciam
47- 8 Non sedebo vidua, et ignorabo sterilitatem
56-11 Ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam
59- 8 Omnis qui calcat in eis, ignorat pacem
63-16 Abraham nescivit nos, et Isr. ignoravit nos
Jerem. 5- 4 Ignorantes viam Domini, judicium Dei sui
-15 Gentem, cujus ignorabis linguam
7- 9 Et ire post deos alienos, quos ignoratis
13-12 Numquid ignoramus quia omnis laguncula implebitur vino?
14-18 Abierunt in terram, quam ignorabant
16-13 In terram,quam ignoratis vos,et patres vest.
17- 4 Servire te faciam... in terra, quam ignoras
22-28 Et projecti in terram, quam ignoraverunt
Thren. 3-36 Ut perverteret hominem in judicio suo, Dominus ignoravit
Baruc. 3-20 Viam autem disciplinæ ignoraverunt
Ezech. 45-20 Et sic facies in septima mensis, pro unoquoque qui ignoravit
Dan. 2- 3 Et mente confusus ignoro quid viderim
11-38 Deum, quem ignoraverunt patres ejus, colet
Osee. 7- 9 Sed et cani effusi sunt in eo, et ipse ignoravit
Matth. 24-50 In die qua non sperat, et hora, qua ignorat
Marc. 9-31 At illi ignorabant verbum: et timebant
14-40 Et ignorabant quid responderent ei
Luc. 9-45 At illi ignorabant verbum istud
Joan. 3-10 Tu es magister in Israel, et hæc ignoras?
Act. 13-27 Et principes ejus, hunc ignorantes
17-23 Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis
20-22 Quæ in ea ventura sint mihi, ignorans
Rom. 1-13 Nolo autem vos ignorare, fratres
2- 4 Ignoras quoniam benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit?
6- 3 An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu
7- 1 An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor)
10- 3 Ignorantes enim justitiam Dei
11-25 Nolo e. vos ignorare, fratres, mysterium hoc
1 Cor. 10- 1 Nolo enim vos ignorare, fratres
12- 1 De spiritualibus a. nolo vos ignorare, fratres
14-38 Si quis autem ignorat, ignorabitur
2 Cor. 1- 8 Non enim volumus ignorare vos, fratres
2-11 Non enim ignoramus cogitationes ejus
Galat. 4- 8 Sed tunc quidem ignorantes Deum
Philip. 1-22 Et quid eligam ignoro
1 Thes. 4- 5 Sicut et gentes, quæ ignorant Deum
-12 Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dormientibus
1 Tim. 1-13 Quia ignorans feci in incredulitate
Hebr. 5- 2 Qui condolere possit iis, qui ignorant, et errant
Jacob. 4-14 Qui ignoratis quid erit in crastino
2 Petr. 2-12 In his quæ ignorant blasphemantes
1 Joan. 2-21 Non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem
Judæ. -10 Hi autem, quæcumque quidem ignorant, blasphemant

IGNOSCO.

Deut. 29-20 Et Dominus non ignoscat ei
Josue. 24-19 Nec ignoscet sceleribus vestris atq. peccatis
4 Reg. 5-18 Ut ignoscat mihi Dominus servo tuo pro hac re
Sap. 13- 8 Iterum autem nec his debet ignosci
Isai. 55- 7 Quoniam multus est ad ignoscendum
Dan. 4-24 Forsitan ignoscet delictis tuis
Joel. 2-14 Quis scit si convertatur, et ignoscat
Jonæ. 3- 9 Quis scit si convertatur et ignoscat Deus
4- 2 Scio e. quia tu... ignoscens super malitia

IGNOTUS, A, UM.

Sap. 11-19 Aut novi generis ira plenas ignotas bestias
18- 3 Columnam ducem habuerunt ignotæ viæ
19-13 Alii quidem ignotos non recipiebant advenas
Ezech. 3- 5 Non enim ad populum profundi sermonis et ignotæ linguæ tu mitteris
- 6 Neque ad populos... ignotæ linguæ
2 Mac. 1-19 Ita ut omnibus ignotus esset locus
2- 7 Quod ignotus erit locus, donec congreget Deus
Act. 17-23 In qua scriptum erat: IGNOTO DEO
21-39 Non ignotæ civitatis municeps
2 Cor. 6- 8 Ut seductores, et veraces, sicut qui ignoti
Galat. 1-22 Eram a. ignotus facie Ecclesiis Judææ

IHELON *et* IHELOM.

Filius secundus quem genuit Esaü ex Oolibama in terra Chanaan.

Gen. 36- 5 Oolibama genuit Jehus, et Ihelon, et Core
-14 Quos genuit ei, Jehus, et Ihelon, et Core
-18 Dux Jehus, dux Ihelon, dux Core
1 Par. 1-35 Filii Esaü... Jehus, Ihelom, et Core

IIM *vel* JIM. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-29 Baala, et Iim, et Esem

IJEABARIM *et* JEABARIM.

Trigesima octava Israelitarum statio inter Oboth et Dibongad ad torrentem Zared, in solitudine quæ respicit Moab contra Orientalem plagam.

Num. 21-11 Unde egressi fixere tentoria in Jeabarim
33-44 Et de Oboth venerunt in Ijeabarim
-45 Profectique de Ijeabarim, fixere tentoria in Dibongad

ILAI.

Inter fortissimos in exercitu David, regnum super Jerusalem ineuntis, numeratur Ilai Ahohites.

1 Par. 11-29 Sobbochaï Husathites, Ilaï Ahohites

ILEX.

Isai. 44-14 Succidit cedros, tulit ilicem, et quercum

ILIA.

Levit. 3- 4 Duos renes cum adipe quo teguntur ilia
-10 Renunculum cum adipe qui est juxta ilia
-15 Cum reticulo, quod est super eos juxta ilia
4- 9 Et reticulum quod est super eos juxta ilia
7- 4 Duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est
2 Reg. 20- 8 Accinctus gladio dependente usque ad ilia

ILLÆSUS.

Sap. 19- 6 Ut pueri tui custodirentur illæsi
2 Mac. 12-25 Illæsum eum dimiserunt propter fratrum salutem

ILLAMENTATUS.

2 Mac. 5-10 Ipse et illamentatus, et insepultus abjicitur

ILLAQUEO.

Prov. 6- 2 Illaqueatus es verbis oris tui, et captus
Isai. 28-13 Conterantur, et illaqueentur, et capiantur
51-20 Dormierunt in capite omnium viarum, sicut oryx illaqueatus
Jerem. 50-24 Illaqueavi te, et capta es, Babylon

ILLE, ILLA, ILLUD.

Gen 1-27 Ad imaginem Dei creavit illum
28 Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite
2- 3 Benedixit diei septimo; et sanctificavit illum
-12 Et aurum terræ illius optimum est
3- 3 Præcepit nobis Deus... ne tangeremus illud
De cætero consulto omittitur.

ILLECEBRA.

Prov. 9-13 Mulier stulta et clamosa, plenaq. illecebris

ILLEL.

Erat ex urbe Pharathon in tribu Ephraïm, et pater Abdon qui undecimus fuit judex populi Israël et judicavit per annos octo.

Judic. 12-13 Abdon, filius Illel, Pharathonites

ILLIC.

Judith. 4- 6 Et illic custodirent ubi angustum iter esse poterat inter montes
5- 9 Illicque per quadringentos annos sic multiplicati sunt
-15 Illic fontes amari obdulcati sunt eis ad bib.
6-11 In diebus illis erant illic principes
8- 3 Et sepultus est illic cum patribus suis
10- 9 Dixerunt hi qui illic erant, omnes una voce
12- 1 Et jussit illic manere eam, et constituit
Psal. 13- 5 Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor
49-23 Et illic iter, quo ostendam illi salutare Dei
52- 6 Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor
86- 4 Tyrus, et populus Æthiopum, hi fuerunt illic
103-17 Illic passeres nidificabunt
-25 Illic reptilia, quorum non est numerus
-26 Illic naves pertransibunt
106-36 Et collocavit illic esurientes
121- 5 Quia illic sederunt sedes in judicio
132- 3 Quoniam illic mandavit Do. benedictionem
136- 1 Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus
- 3 Quia illic interrogaverunt nos
138- 8 Si ascendero in cœlum, tu illic es
Eccli. 12-17 Invenies eum illic priorem
32-15 Et illic avocare, et illic lude
43-27 Illic præclara opera, et mirabilia
Jerem. 43- 2 Ne ingrediamini Ægyptum, ut habitetis illic
1 Mac. 1-36 Et posuerunt illic gentem peccatricem
-37 Et reposuerunt illic: et facti sunt in laqueum
2- 7 Et sedere illic, cum datur in manibus inimic.
4-61 Collocavit illic exercitum, ut servarent eum
5-13 Et peremerunt illic fere mille viros
6- 9 Et erat illic per dies multos
-16 Et mortuus est illic Antiochus rex
-46 Et cecidit in terram... et mortuus est illic
-50 Et constituit illic custodiam servare eam
-51 Et statuit illic balistas, et machinas
7- 1 Et ascendit cum paucis viris in civitatem maritimam, et regnavit illic
8- 3 Metalla argenti et auri, quæ illic sunt
10- 1 Et receperunt eum, et regnavit illic
-71 In campum, et comparemus illic invicem
11- 6 Invicem se salutaverunt, et dormierunt illic
13-11 Ejectis his, qui erant in ea, remansit illic ipse
-23 Occidit Jonathan et filios ejus illic
14-33 Et posuit illic præsidium viros Judæos
-34 Et collocavit illic Judæos
15-41 Et collocavit illic equites, et exercitum
16-15 Fecit eis convivium magnum, et abscondit illic viros
Matth. 24-23 Ecce hic est Christus, aut illic
-28 Illic congregabuntur et aquilæ
27-47 Quidam autem illic stantes, et audientes
Marc. 6-10 Illic manete donec exeatis inde
11- 5 Et quidam de illic stantibus dicebant illis
13-21 Ecce hic est Christus, ecce illic
14-15 Et ipse vobis demonstrabit cœnaculum grande, stratum: et illic parate nobis
Luc. 17-21 Neque dicent: Ecce hic, aut ecce illic
-23 Et dicent vobis: Ecce hic, et ecce illic
Joan. 3-22 Et illic demorabatur cum eis, et baptizabat
10-40 Et abiit... in eum locum, ubi erat Joannes baptizans primum: et mansit illic
12- 9 Cognovit ergo turba... quia illic est
-26 Et ubi sum ego, illic et minister meus erit
Act. 10-18 Si Simon... illic haberet hospitium
Jacob. 2- 3 Tu sta illic; aut sede sub scabello pedum
Apoc. 2-14 Quia habes illic tenentes doctrinam Balaam
21-25 Nox enim non erit illic

ILLICIOR.

Prov. 30- 9 Ne forte satiatus illiciar ad negandum
Jacob. 1-14 A concupiscentia sua abstractus, et illectus

ILLICITUS, A, UM.

Gen. 34- 7 Eo quod... rem illicitam perpetrasset
-14 Quod illicitum et nefarium est apud nos
43-32 Illicitum est enim Ægyptiis comedere cum Hebræis
Levit. 20-21 Qui duxerit uxorem fratris sui, rem facit illicitam
1 Par. 15- 2 Illicitum est ut a quocumque portetur arca
-13 Sic et nunc fiat, illicitum quid nobis agentibus
Esth. 1-19 Scribatur juxta legem Persarum atq. Medorum, quam præteriri illicitum est
2 Mac. 6- 5 Altare etiam plenum erat illicitis
-20 Destinavit non admittere illicita
1 Petr. 4- 3 Potationibus, et illicitis idolorum cultibus

ILLICO.

Exod. 4-25 Tulit illico Sephora acutissimam petram
Levit. 11-38 Si... morticinis tacta fuerit, illico polluetur
Num. 6- 9 Quod radet illico in eadem die purgationis s.
Josue. 6-20 Sonitusq. increpuit, muri illico corruerunt
2 Par. 26-20 Eo quod sensisset illico plagam Domini
Tobiæ. 11- 6 Et illico agnovit venientem filium suum
Esth. 7- 6 Quod ille audiens, illico obstupuit
Job. 30-12 Calamitates meæ illico surrexerunt
2 Mac. 8- 3 Misereretur etiam exterminio civitatis, quæ esset illico complananda
Luc. 1-64 Apertum est a. illico os ejus, et lingua

ILLIDO.

Judic. 9-53 Et ecce una mulier fragmen molæ desuper jaciens, illisit capiti Abimelech
Eccli. 33- 2 Et non illidetur quasi in procella navis
Luc. 6-48 Illisum est flumen domui illi
-49 In quam illisus est fluvius, et continuo cecidit

ILLO.

Matth. 2-22 Timuit illo ire : et admonitus in somnis

ILLOTUS.

2 Reg. 19-24 Descendit in occursum regis, illotis pedibus

ILLUC.

Gen. 19- 9 At illi dixerunt : Recede illuc
-22 Festina et salvare ibi : quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc
22- 5 Ego et puer illuc usque properantes
24- 6 Cave nequando reducas filium meum illuc
- 8 Filium meum tantum ne reducas illuc
46- 4 Ego descendam tecum illuc
Exod. 2-12 Cumque circumspexisset huc atque illuc
Num. 16-37 Et ignem huc illucque dispergat
Deut. 1-37 Propter vos dixerit : Nec tu ingredieris illuc
12-11 Illuc omnia, quæ præcipio , conferetis
Josue. 8-20 Non potuerunt ultra huc illucque diffugere
Judic. 15- 5 Dimisit ut huc illuque discurrerent
19-13 Et cum illuc pervenero, manebimus in ea
20- 4 Veni in Gabaa Benjamin cum uxore mea , illucque diverti
-42 Illuc quoque eos adversariis persequentibus
1 Reg. 9- 6 Nunc ergo eamus illuc, si forte indicet nobis
10-22 Consuluerunt... utrumnam venturus esset illuc
14-16 Multitudo prostrata, et huc illucque diffugiens
22- 1 Descenderunt ad eum illuc
23-13 Huc atque illuc vagabantur incerti
26- 4 Et didicit quod illuc venisset certissime
2 Reg. 23- 9 Et congregati sunt illuc in prælium
3 Reg. 2-36 Et non egredieris inde huc atque illuc
12- 1 Illuc enim congregatus erat omnis Israel
18-45 Cumque se verteret huc atque illuc
19- 9 Cumque venisset illuc, mansit in spelunca
-15 Cumque perveneris illuc, unges Hazael
20-40 Dum autem. . huc illucque me verterem
4 Reg. 2-14 Percussitque aquas, et divisæ sunt huc atque illuc
4-35 Deambulavit in domo, semel huc atque illuc
6-14 Misit ergo illuc equos et currus, et robur
9- 2 Cumque veneris illuc, videbis Jehu filium
- 5 Et ingressus est illuc : ecce autem principes
17-27 Dicens : Ducite illuc unum de sacerdotibus
1 Par. 10- 7 Dereliquerunt urbes suas , et huc illucque dispersi sunt
2 Par. 10- 1 Illuc enim cunctus Israël convenerat
- 2 Fugerat quippe illuc ante Salomonem
1 Esdr. 10- 6 Et ingressus est illuc, panem non comedit
2 Esdr. 4-20 In loco quocumque audieritis clangorem tubæ, illuc concurrite ad nos
Tobiæ. 5- 2 Sed neque viam, per quam pergatur illuc
7-19 Et introduxit illuc Saram filiam suam
Job. 1-21 Nudus egressus sum de utero matris meæ , et nudus revertar illuc
Psal. 121- 4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Dom.
131-17 Illuc producam cornu David
138-10 Etenim illuc manus tua deducet me
Eccle. 6- 8 Quid pauper, nisi ut pergat illuc, ubi est vita?
Isai. 7-24 Cum sagittis et arcu ingredientur illuc
-25 Non veniet illuc terror spinarum et veprium
34-15 Illuc congregati sunt milvi, alter ad alterum
55-10 Et illuc ultra non revertitur, sed inebriat
57- 7 Et illuc ascendisti ut immolares hostias
Jerem. 22-27 Levant animam suam ut revertantur illuc
23- 3 De omnibus terris, ad quas ejecero eos illuc
- 8 De cunctis terris, ad quas ejeceram eos illuc
40- 4 Et quo placuerit tibi ut vadas, illuc perge
Ezech. 1-12 Illuc gradiebantur, nec revertebantur
-20 Illuc eunte spiritu , et rotæ pariter elevabantur
11-18 Et ingredientur illuc, et auferent omnes
40- 1 Facta est super me manus Domini , et adduxit me illuc
47- 9 Postquam venerint illuc aquæ istæ
Nahum. 2-11 Ad quam ivit leo ut ingrederetur illuc
1 Mac. 2-15 Et venerunt illuc qui missi erant a rege Antiocho
6-45 Et cadebant ab eo huc atque illuc
11-73 Ad castra sua, et pervenerunt usque illuc
2 Mac. 2- 5 Et arcam, et altare incensi intulit illuc
3-38 Si quem habes hostem , aut regni tui insidiatorem , mitte illuc
Matth. 17-19 Dicetis monti huic, Transi hinc illuc
26-36 Sedete hic, donec vadam illuc, et orem
Marc. 6-33 Concurrerunt illuc, et prævenerunt eos
11- 2 Statim introeuntes illuc, invenietis pullum
Luc. 12-18 Et illuc congregabo omnia quæ nata sunt
17-37 Qui dixit illis : Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilæ
Joan. 11- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare, et iterum vadis illuc?
Joan. 18- 2 Quia frequenter Jesus convenerat illuc
- 3 Venit illuc cum laternis, et facibus, et armis
Act. 17-13 Venerunt et illuc commoventes et turbantes
Rom. 15-24 Spero quod... et a vobis deducar illuc

ILLUCEO *et* ILLUCESCO.

1 Reg. 14-36 Et vastemus eos usque dum illucescat mane
20-27 Cumque illuxisset dies secunda post calendas
-35 Cumque illuxisset mane, venit Jonathas
Tobiæ. 8-14 Ut sepeliam eum antequam illucescat dies
Psal. 76-19 Illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ
96- 4 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ
117-27 Deus Dominus, et illuxit nobis
Prov. 7-18 Et fruamur cupitis amplexibus, donec illucescat dies
Jerem. 20- 3 Cumque illuxisset in crastinum
2 Mac. 10-35 Sed cum dies quinta illucesceret
13-17 Hoc autem factum est die illucescente
Luc. 23-54 Dies erat Parasceves, et sabbatum illucescebat
2 Cor. 4- 6 Ipse illuxit in cordibus nostris

ILLUDO.

Gen. 27-12 Timeo ne putet me sibi voluisse illudere
39-14 Introduxit virum Hebræum, ut illuderet
-17 Hebræus, quem adduxisti ut illuderet mihi
Exod. 1-13 Ægyptii, et affligebant illudentes eis
Num. 22-29 Quia commeruisti, et illusisti mihi
Judic. 16-10 Ecce illusisti mihi, et falsum locutus es
19-25 Eduxit ad eos concubinam suam, et eis tradidit illudendam
1 Reg. 19-17 Quare sic illusisti mihi, et dimisisti inimicum
31- 4 Et interficiant me, illudentes mihi
3 Reg. 18-27 Cumque esset jam meridies, illudebat illis Elias, dicens : Clamate voce majore
4 Reg. 2-23 Et illudebant ei, dicentes : Ascende, calve
4-28 Numquid non dixi tibi : Ne illudas me?
1 Par. 10- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti, et illudant
2 Par. 36-16 Illudebantque prophetis, donec ascenderet furor Domini in populum ejus
Job. 40-24 Numquid illudes ei quasi avi
Psal. 103-26 Draco iste, quem formasti ad illudendum ei
Prov. 14- 9 Stultus illudet peccatum, et inter justos morabitur gratia
Isai. 28-22 Et nunc nolite illudere, ne forte constringantur vincula vestra
Jerem. 38-19 Ne forte tradar in manus eorum, et illudant
Abdiæ. - 7 Omnes viri fœderis tui illuserunt tibi
1 Mac. 9-26 Vindicabat in illos, et illudebat
2 Mac. 7- 7 Sequentem deducebant ad illudendum
-10 Post hunc tertius illuditur
Matth. 2-16 Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a Magis
20-19 Et tradent eum gentibus ad illudendum
27-29 Illudebant ei, dicentes : Ave, rex Judæorum
-31 Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum
-41 Principes sacerdotum illudentes cum Scribis
Marc. 10-34 Et illudent ei, et conspuent eum
15-20 Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum
-31 Similiter et summi sacerdotes illudentes
Luc. 14-29 Ne.. omnes qui vident, incipiant illudere ei
18-32 Tradetur enim gentibus, et illudetur
22-63 Qui tenebant illum, illudebant ei, cædentes
23-11 Et illusit indutum veste alba, et remisit
-36 Illudebant autem ei et milites accedentes

ILLUMINATIO.

Psal. 26- 1 Dominus illuminatio mea, et salus mea
43- 4 Et brachium tuum, et illuminatio vultus tui
77-14 Et tota nocte in illuminatione ignis
89- 8 Sæculum nostrum in illuminatione vultus tui
138-11 Et nox illuminatio mea in deliciis meis
2 Mac. 2-22 De illuminationibus quæ de cœlo factæ sunt
2 Cor. 4- 4 Ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii
- 6 Ad illuminationem scientiæ claritatis Dei
2 Tim. 1-10 Per illuminationem Salvatoris nostri Jesu

ILLUMINATOR.

Prov. 29-13 Utriusque illuminator est Dominus

ILLUMINO.

Gen. 1-15 Ut luceant... et illuminent terram
Exod. 14-20 Erat nubes tenebrosa, et illuminans noctem
1 Reg. 14-27 Et illuminati sunt oculi ejus
-29 Vidistis ipsi quia illuminati sunt oculi mei
2 Reg. 22-29 Et tu, Domine, illuminabis tenebras meas
1 Esdr. 9- 8 Et illuminaret oculos nostros Deus noster
Tobiæ. 14- 1 Et postquam illuminatus est Tobias
Job. 33-30 Ut revocet animas eorum a corruptione , et illuminet luce viventium
Psal. 12- 4 Illumina oculos m. ne unquam obdormiam
17-29 Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine : Deus meus, illumina tenebras meas
18- 9 Præceptum Do. lucidum, illuminans oculos
33- 6 Accedite ad eum, et illuminamini
Psal. 66- 2 Illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri
75- 5 Illuminans tu mirabiliter a montibus æternis
118-130 Declaratio sermonum tuorum illuminat
-135 Faciem tuam illumina super servum tuum
138-12 Et nox sicut dies illuminabitur
145- 8 Dominus illuminat cæcos, Dom. erigit elisos
Sap. 17- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare poterant illam noctem horrendam
-19 Orbis terrarum limpido illuminabatur lumine
Eccli. 2-10 Diligite illum, et illuminabuntur corda vestra
24-44 Doctrinam quasi antelucanum illumino
-45 Et illuminabo omnes sperantes in Domino
34-20 Exaltans animam, et illuminans oculos
42-16 Sol illuminans per omnia respexit
43-10 Mundum illuminans in excelsis Dominus
Isai. 60- 1 Surge, illuminare, Jerusalem : quia venit
-19 Nec splendor lunæ illuminabit te
Baruc. 1-12 Et illuminet oculos nostros, ut vivamus
6-66 Neque illuminabunt ut luna
Luc. 1-79 Illuminare his, qui in tenebris... sedent
11-36 Et sicut lucerna fulgoris illuminabit te
Joan. 1- 9 Erat lux vera, quæ illuminat omnem hom.
1 Cor. 4- 5 Qui et illuminabit abscondita tenebrarum
Ephes. 1-18 Illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis
3- 9 Illuminare omnes, quæ sit dispensatio
5-14 Exurge a mortuis, et illuminabit te Christus
2 Tim. 1-10 Illuminavit autem vitam et incorruptionem
Hebr. 6- 4 Qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum cœleste
10-32 Rememoramini autem pristinos dies, in quibus illuminati
Apoc. 18- 1 Et terra illuminata est a gloria ejus
21-23 Nam claritas Dei illuminavit eam
22- 5 Quoniam Dominus Deus illuminabit illos

ILLUSIO.

Psal. 37- 8 Quon. lumbi mei impleti sunt illusionibus
78- 4 Facti sumus...subsannatio et illusio his, qui in circuitu nostro sunt
Eccli. 27-31 Illusio, et improperium superborum
Isai. 66- 4 Unde et ego eligam illusiones eorum

ILLUSOR.

Prov. 3-32 Quia abominatio Domini est omnis illusor
-34 Ipse deludet illusores, et mansuetis dabit gratiam
9-12 Si autem illusor, solus portabis malum
13- 1 Qui a. illusor est, non audit cum arguitur
Isai. 28-14 Audite verbum Domini, viri illusores
29-20 Consummatus est illusor, et succisi sunt
Osee. 7- 5 Extendit manum suam cum illusoribus
2 Petr. 3- 3 Scientes, quod venient... in deceptione illusores
Judæ. -18 In novissimo tempore venient illusores

ILLUSTRATIO.

2 Thes. 2- 8 Et destruet illustratione adventus sui eum

ILLUSTRIS.

Versicul. seq. habent LXX, quercum excelsam, *vallem ac planitiem robustis ac proceris quercubus spectabilem.*

Gen. 12- 6 Pertransivit Abram terram.. usque ad convallem illustrem

ILLUSTRIS.

Cognomen Antiochi Epiphanis · ἐπιφανής *enim Græce idem est quod* illustris *Latine. Ita appellatus est post aliqua præclare gesta.*

1 Mac. 1-11 Exiit ex eis radix peccatrix, Antiochus Illustris

ILLUSTRO.

Job. 3- 4 Non requirat eum Deus desuper, et non illustretur lumine
Psal. 30-17 Illustra faciem tuam super servum tuum
1 Mac. 11-42 Sed gloria illustrabo te, et gentem tuam
2 Mac. 3- 2 Et templum maximis muneribus illustrarent

ILLUVIES.

Deut. 28-57 Et illuvie secundarum, quæ egrediuntur

ILLYRICUM.

Regio est quæ ad dexteram Danubii ripam Græciæ sive Macedoniæ, et Thraciæ adjacet; et a mari Adriatico usque ad Pontum Euxinum extenditur. Sanctus Paulus in Epistola ad Romanos de se ait :

Rom. 15-19 Ita ut ab Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum repleverim Evangelium Christi

IMAGO.

Gen. 1-26 Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram
-27 Et creavit Deus hominem ad imaginem suam : ad imaginem Dei creavit illum
5- 3 Et genuit ad imaginem et similitudin. suam
9- 6 Ad imaginem quippe Dei factus est homo
Deut. 4-16 Aut imaginem masculi vel fœminæ
4 Reg. 11-18 Et imagines contriverunt valide
Job. 4-16 Stetit... imago coram oculis meis
Psal. 38- 7 Verumtamen in imagine pertransit homo
72-20 Imaginem ipsorum ad nihilum rediges
Sap. 2-23 Et ad imaginem similitudinis suæ fecit illum
7-26 Et imago bonitatis illius
13-13 Et assimilet illud imagini hominis
-16 Imago enim est, et opus est illi adjutorium
14-15 Cito sibi rapti filii fecit imaginem
-17 Evidentem imaginem regis... fecerunt
15- 5 Diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima
17-20 Solis autem illis superposita erat gravis nox, imago tenebrarum
Prolog. Eccli. Sequentes imaginem sapientiæ
Eccli. 17- 1 Et secundum imaginem suam fecit illum
Isai. 40-18 Aut quam imaginem ponetis ei?
44-13 Fecit imaginem viri quasi speciosum hom.
Jerem. 2- 6 Per terram sitis, et imaginem mortis
Ezech. 7-20 Et imagines abominationum suarum
16-17 Et fecisti tibi imagines masculinas
23-14 Imagines Chaldæorum expressas coloribus
Amos. 5-26 Et imaginem idolorum vestrorum
Habac. 2-18 Quia sculpsit... conflatile, et imaginem falsam?
Matth. 22-20 Cujus est imago hæc, et superscriptio?
Marc. 12-16 Ait illis : Cujus est imago hæc, et inscriptio?
Luc. 20-24 Cujus habet imaginem et inscriptionem?
Rom. 1-23 In similitudinem imaginis corruptibilis
8-29 Et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui
1 Cor. 11- 7 Quoniam imago et gloria Dei est
15-49 Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem cœlestis
2 Cor. 3-18 In eamdem imaginem transformamur
4- 4 Illuminatio Evangelii gloriæ Christi, qui est imago Dei
Colos. 1-15 Qui est imago Dei invisibilis
3-10 Secundum imaginem ejus qui creavit illum
Hebr. 10- 1 Non ipsam imaginem rerum
Apoc. 13-14 Dicens habitantibus in terra, ut faciant imaginem bestiæ
-15 Ut daret spiritum imagini bestiæ
Et ut loquatur imago bestiæ
Et faciat ut quicumque non adoraverint imaginem bestiæ, occidantur
14- 9 Si quis adoraverit bestiam, et imaginem ejus
-11 Qui adoraverunt bestiam, et imaginem ejus
15- 2 Qui vicerunt bestiam, et imaginem ejus
16- 2 Et in eos, qui adoraverunt imaginem ejus
19-20 Et qui adoraverunt imaginem ejus
20- 4 Non adoraverunt bestiam, neque imaginem

IMBECILLIS, US.

2 Par. 28-15 Quicumque ambulare non poterant, et erant imbecillo corpore
2 Esdr. 4- 2 Et dixit... Quid Judæi faciunt imbecilles?
Job. 26- 2 Cujus adjutor es? numquid imbecillis?
Eccli. 30-14 Quam dives imbecillis et flagellatus malitia
1 Cor. 11-30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles
Hebr. 5-11 Quoniam imbecilles facti estis ad audiendum

IMBECILLITAS.

Prov. 18-14 Spiritus viri sustentat imbecillitatem suam
Eccli. 19-25 Et si ab imbecillitate virium vetetur peccare
Rom. 15- 1 Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere

IMBER.

Deut. 28-24 Det Dominus imbrem terræ tuæ pulverem
32- 2 Eloquium meum, quasi imber super herbam
Job. 24- 8 Quos imbres montium rigant : et non habentes velamen
29-23 Et os suum aperiebant quasi ad imbrem serotinum
36-27 Et effundit imbres ad instar gurgitum
37- 6 Et hyemis pluviis, et imbri fortitudinis suæ
38-25 Quis dedit vehementissimo imbri cursum
Psal. 77-44 Et imbres eorum, ne biberent
Prov. 16-15 Et clementia ejus quasi imber serotinus
28- 3 Similis est imbri vehementi, in quo paratur fames
Eccle. 11- 3 Nubes imbrem super terram effundent
Cant. 2-11 Hyems transiit, imber abiit, et recessit
Eccli. 39- 9 Tanquam imbres mittet eloquia sapientiæ
43-20 Et super imbrem ejus expavescet cor
49-11 Nam commemoratus est inimicorum in imbre
Isai. 5- 6 Nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem
55-10 Et quomodo descendit imber, et nix de cœlo
Jerem. 3- 3 Prohibitæ sunt stillæ pluviarum, et serotinus imber non fuit
14-22 Aut cœli possunt dare imbres?
Ezech. 13-11 Quod casurus sit : erit enim imber inundans
-13 Et imber inundans in furore meo erit
34-26 Et deducam imbrem in tempore suo
38-22 Et imbre vehementi, et lapidibus immensis
Dan. 3-64 Benedicite, omnis imber et ros, Domino
Osee. 6- 3 Et veniet quasi imber nobis temporaneus
Joel. 1-20 Sed et bestiæ agri, quasi area sitiens imbrem
2-23 Descendere faciet ad vos imbrem matutinum et serotinum
Amos. 4- 7 Ego quoque prohibui a vobis imbrem
7- 1 In principio germinantium serotini imbris
Zach. 10- 1 Faciet nives, et pluviam imbris dabit eis
14-17 Non erit super eos imber
Act. 28- 2 Propter imbrem, qui imminebat, et frigus
Hebr. 6- 7 Venientem super se bibens imbrem

IMITATOR.

1 Cor. 4-16 Rogo ergo vos, imitatores mei estote, sicut et ego Christi
11- 1 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi
Ephes. 5- 1 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii char.
Philip. 3-17 Imitatores mei estote, fratres, et observate
1 Thes. 1- 6 Et vos imitatores nostri facti estis
2-14 Vos enim imitatores facti estis, fratres
Hebr. 6-12 Verum imitatores eorum, qui fide et patientia hæreditabunt promissiones

IMITOR.

Gen. 34-22 Si circumcidamus... ritum gentis imitantes
Deut. 12-30 Cave ne imiteris eas
18- 9 Cave ne imitari velis abominationes illarum gentium
2 Par. 21-13 Imitatus fornicationem domus Achab
Job. 15- 5 Imitaris linguam blasphemantium
Prov. 3-31 Nec imiteris vias ejus
Sap. 2-25 Imitantur aut. illum qui sunt ex parte illius
4- 2 Cum præsens est, imitantur illam
15- 9 Sed et ærarios imitatur, et gloriam præfert
Eccli. 45-28 Imitando eum in timore Domini
Ezech. 21-23 Consulens frustra... et sabbatorum otium imitans
2 Thes. 3- 7 Scitis quemadmodum oporteat imitari nos
- 9 Ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos
Hebr. 13- 7 Intuentes exitum conversationis, imitamini fidem
3 Joan. -11 Charissime, noli imitari malum, sed quod bonum est

IMMACULATUS, A, UM.

Exod. 29- 1 Et arietes duos immaculatos
Levit. 1- 3 Masculum immaculatum offeret ad ostium
3- 1 Immaculata offeret coram Domino
- 6 Sive masculum obtulerit, sive fœminam, immaculata erunt
4- 3 Offeret pro peccato suo vitulum immaculatum Domino
-23 Offeret... hircum de capris immaculatum
-28 Offeret capram immaculatam
-32 Sin... obtulerit victimam pro peccato, ovem scilicet immaculatam
5-15 Offeret pro delicto s. arietem immaculatum
-18 Offeret arietem immaculatum de gregibus sacerdoti
6- 6 Pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de grege
9- 2 Et arietem in holocaustum, utrumque immaculatum
13-57 Quæ prius immaculata erant, lepra volatilis et vaga
14-10 Assumet duos agnos immaculatos
22-19 Masculus immaculatus erit ex bobus
-21 Immaculatum offeret, ut acceptabile sit
23-12 Cædetur agnus immaculatus anniculus
-18 Cum panibus septem agnos immaculatos
Num. 6-14 Agnum anniculum immaculatum in holocaustum, et ovem anniculam immaculatam pro peccato, et arietem immaculatum, hostiam pacificam
28- 3 Agnos anniculos immaculatos duos quotidie
- 9 Die autem sabbati offeretis duos agnos anniculos immaculatos
-11 In calendis autem offeretis... agnos anniculos septem immaculatos
-19 Agnos anniculos immaculatos septem
-27 Et agnos anniculos immaculatos septem
Num. 28-31 Immaculata offeretis omnia cum libationibus suis
29- 2 Offeretisque... agnos anniculos immaculatos septem
- 8 Offeretisque... agnos anniculos immaculatos septem
-13 Offeretisque holocaustum
-17 In die altero offeretis
-20 Die tertio offeretis
-23 Die quarto offeretis
-26 Die quinto offeretis
-29 Die sexto offeretis
-32 Die septimo offeretis
(Agnos anniculos immaculatos quatuordecim)
-36 Offerentes... agnos anniculos immaculatos septem
2 Reg. 22-31 Deus, immaculata via ejus
Job. 15-14 Quid est homo, ut immaculatus sit
22- 3 Quid ei confers, si immaculata fuerit via tua?
33- 9 Immaculatus, et non est iniquitas in me
Psal. 17-24 Et ero immaculatus cum eo
-33 Et posuit immaculatam viam meam
18- 8 Lex Dom. immaculata convertens animas
-14 Tunc immaculatus ero : et emundabor
36-18 Novit Dominus dies immaculatorum
63- 5 Ut sagittent in occultis immaculatum
100- 2 Et intelligam in via immaculata
- 6 Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat
118- 1 Beati immaculati in via
-80 Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis
Cant. 5- 2 Amica mea, columba mea, immaculata mea
Sap. 4- 9 Et ætas senectutis vita immaculata
Eccli. 40-19 Et super hæc mulier immaculata computabitur
Ezech. 43-22 Offeres hircum caprarum immaculatum
-23 Offeres vitulum de armento immaculatum
Et arietem de grege immaculatum
-25 Arietem de pecoribus, immaculatos offerent
45-18 Sumes vitulum de armento immaculatum
-23 Et septem arietes immaculatos
46- 4 In die sabbati sex agnos immaculatos, et arietem immaculatum
- 6 In die autem calendarum vitulum de armento immaculatum
Et sex agni et arietes immaculati erunt
-13 Agnum ejusd. anni immaculatum faciet hol.
Ephes. 1- 4 Ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus
5-27 Sed ut sit sancta et immaculata
Colos. 1-22 Et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso
Hebr. 9-14 Semetipsum obtulit immaculatum Deo
13- 4 Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus
Jacob. 1-27 Religio munda et immaculata apud Deum
Et immaculatum se custodire ab hoc sæculo
1 Petr. 1-19 Sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi
2 Petr. 3-14 Hæc expectantes, satagite immaculati et inviolati
Judæ. -24 Constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos

IMMANIS.

Tobiæ. 6- 2 Et ecce piscis immanis exivit ad devorandum eum

IMMARCESSIBILIS.

1 Petr. 1- 4 Et incontaminatam, et immarcessibilem
5- 4 Percipietis immarcessibilem gloriæ coronam

IMMATURA.

Isai. 18- 5 Et immatura perfectio germinabit

IMMEMOR.

Eccli. 11-27 In die bonorum ne immemor sis malorum
In die malorum ne immemor sis bonorum
37- 6 Et non immemor sis illius in opibus tuis

IMMEMORATIO.

Sap. 14-26 Dei immemoratio, animarum inquinatio

IMMENSUS, A, UM.

Exod. 8-14 Congregaveruntq. eas in immensos aggeres
Deut. 17-17 Neque argenti et auri immensa pondera
29-24 Quæ est hæc ira furoris ejus immensa?
Josue. 11- 4 Et currus immensæ multitudinis
Eccli. 16-17 Quæ est enim anima mea in tam immensa creatura?
24-41 Ego quasi trames aquæ immensæ de fluvio
30-15 Et corpus validum, quam census immensus
Baruc. 3-25 Excelsus et immensus
Ezech. 38-22 Imbre vehementi, et lapidibus immensis

2 *Mac.* 1-13 Et cum ipso immensus exercitus
3- 6 Et communes copias immensas esse
2 *Cor.* 10-13 Nos autem non in immensum gloriabimur
-15 Non in immensum gloriantes in alienis laboribus

IMMINEO.

Gen. 35-18 Imminente jam morte, vocavit nomen filii s.
Exod. 28-38 Imminens fronti pontificis
Deut. 11-21 Ut daret eis quamdiu cœlum imminet terræ
Judic. 16-26 Quibus omnis imminet domus
1 *Reg.* 13-18 Ad iter termini imminentis valli Seboïm
3 *Reg.* 5- 3 Propter bella imminentia per circuitum
2 *Par.* 28-11 Quia magnus furor Domini imminet vobis
-13 Et ira furoris Domini imminet super Israël
Esth. 14- 1 Pavens periculum, quod imminebat
Job. 23-17 Non e. perii propter imminentes tenebras
Eccli. 28- 7 Tabitudo enim et mors imminent in mandatis ejus
Isai. 21-15 Fugerunt a facie gladii imminentis
Ezech. 1-26 Quod erat imminens capiti eorum
2 *Mac.* 5-23 Qui gravius quam cæteri imminebant civib.
Act. 27-20 Et tempestate non exigua imminente
28- 2 Reficiebant nos omnes, propter imbrem, qui imminebat

IMMINUO.

Gen. 8- 1 Et imminutæ sunt aquæ
-13 Imminutæ sunt aquæ super terram
3 *Reg.* 12- 4 Tu itaque nunc imminue paululum de imperio patris tui durissimo
17-16 Et lecythus olei non est imminutus
Prov. 24-10 Imminuetur fortitudo tua
Eccli. 47-28 Et imminutum a prudentia, Roboam
Isai. 21-17 Et reliquiæ numeri... imminuentur
Ezech. 29-15 Et imminuam eos ne imperent gentibus
34-29 Non erunt ultra imminuti fame in terra
Dan. 3-37 Quia, Domine, imminuti sumus
Amos. 8- 5 Ut imminuamus mensuram, et augeamus siclum

IMMISERICORDES.

Jerem. 50-42 Crudeles sunt et immisericordes

IMMISSIONES.

Psal. 77-49 Misit... et iram, et tribulationem : immissiones per Angelos malos

IMMITIS.

Eccli. 13-15 Immitis animus illius conservabit verba tua
2 *Tim.* 3- 3 Incontinentes, immites, sine benignitate

IMMITTO.

Gen. 2-21 Immisit ergo Dom. Deus soporem in Adam
Exod. 7- 4 Immittamque manum meam sup. Ægyptum
8-21 Ecce ego immittam in te, et in servos tuos
38- 5 Ad immittendos vectes ad portandum
Deut. 28-48 Servies inimico tuo, quem immittet tibi Do.
32-24 Dentes bestiarum immittam in eos
Judic. 7-22 Immisitq. Dom. gladium in omnibus castris
2 *Reg.* 24-15 Immisitque Dominus pestilentiam in Israël
4 *Reg.* 17-25 Et immisit in eos Dominus leones
-26 Et immisit in eos Dominus leones
19- 7 Ecce, ego immittam ei spiritum, et audiet nuntium
24- 2 Immisitque ei Dominus latrunculos
Immisit eos in Judam, ut disperderent eum
Job. 18- 8 Immisit enim in rete pedes suos
Psal. 33- 8 Immittet Angelus Domini in circuitu
39- 4 Et immisit in os meum canticum novum
Prov. 19-15 Pigredo immittit soporem
Sap. 11-16 Immisisti illis multitudinem mutorum animalium
-18 Immittere illis multitudinem ursorum
Eccli. 7- 7 Nec te immittas in populum
28-11 Et in medio pacem habentium immittet inimicitiam
-27 Et immittetur in illos quasi leo
36- 2 Et immitte timorem tuum super gentes
Isai. 32-20 Immittentes pedem bovis et asini
Ezech. 5-17 Immittam in vos famem, et bestias pessimas
7- 3 Immittam furorem meum in te
14-13 Et immittam in eam famem
-19 Si autem et pestilentiam immisero super terram illam
-21 Et pestilentiam immisero in Jerusalem
28-23 Et immittam ei pestilentiam
39- 6 Et immittam ignem in Magog
Mich. 7-18 Non immittet ultra furorem suum
Matth. 9-16 Nemo a. immittit commissuram panni rudis
Luc. 5-36 A novo vestimento immittit in vestimentum vetus

IMMOBILIS, E.

Exod. 15-16 Fiant immobiles quasi lapis, donec pertranseat populus tuus
1 *Par.* 16-30 Ipse enim fundavit orbem immobilem
Tobiæ. 2-14 Sed immobilis in Dei timore permansit
Act. 27-41 Et prora quidem fixa manebat immobilis
1 *Cor.* 15-58 Mei dilecti, stabiles estote, et immobiles
Colos. 1-23 Et stabiles, et immobiles a spe Evangelii
Hebr. 6-18 Ut per duas res immobiles... solatium habeamus
12-27 Ut maneant ea quæ sunt immobilia
-28 Regnum immobile suscipientes, habemus gratiam

IMMOBILITAS.

Hebr. 6-17 Pollicitationis hæredibus immobilitatem consilii sui

IMMODERATA.

Prov. 15- 4 Quæ autem immoderata est, conteret spiritum

IMMOLO.

Gen. 22-10 Arripuit gladium, ut immolaret filium suum
31-54 Immolatisque victimis in monte, vocavit fratres suos
Exod. 3-12 Immolabis Deo super montem istum
-18 Ut immolemus Domino Deo nostro
8-26 Abominationes enim Ægyptiorum immolabimus Domino
10-26 Cum ignoremus quid debeat immolari
12- 6 Immolabitque eum universa multitudo
-21 Ite tollentes animal... et immolate Phase
-31 Ite, immolate Domino sicut dicitis
13-15 Immolo Domino omne quod aperit vulvam
22-20 Qui immolat diis, occidetur, præterquam Domino soli
23-18 Non immolabis super fermento sanguinem
24- 5 Immolaveruntq. victimas pacificas Domino
29-20 Quem cum immolaveris, sumes de sanguine
-36 Cum immolaveris expiationis hostiam
32- 8 Atque immolantes ei hostias, dixerunt
34-15 Vocet te quispiam ut comedas de immolatis
-25 Non immolabis super fermento sanguinem
Levit. 1- 5 Immolabitque vitulum coram Domino
-11 Immolabitque ad latus altaris
3- 2 Quæ immolabitur in introitu tabernaculi
- 8 Quæ immolabitur in vestibulo tabernaculi
4- 4 Et immolabit eum Domino
-15 Immolatoque vitulo in conspectu Domini
-24 Cumque immolaverit eum in loco ubi solet
-29 Et immolabit eam in loco holocausti
-33 Immolabit eam in loco ubi solent cædi
-35 Adeps arietis qui immolatur pro pacificis
6-25 Ubi offertur holocaustum, immolabitur coram Domino
7- 2 Ubi immolabitur holocaustum, mactabitur
-13 Cum hostia gratiarum, quæ immolatur
8-15 Immolavit eum : hauriens sanguinem
-19 Immolavit eum, et fudit sanguinem ejus
-23 Quem cum immolasset Moyses, sumens de sanguine
-24 Cumque de sanguine arietis immolati tetigisset
9- 4 Et immolate eos coram Domino
- 7 Accede ad altare, et immola pro peccato tuo
- 8 Immolavit vitulum pro peccato suo
-12 Immolavit et holocausti victimam
14- 5 Et unum ex passeribus immolari jubebit
- 6 Tinget in sanguine passeris immolati
-13 Immolabit agnum, ubi solet immolari hostia
-14 De sanguine hostiæ, quæ immolata est
-19 Tunc immolabit holocaustum
-25 Immolatoque agno, de sanguine ejus ponet
-50 Et immolato uno passere in vase fictili
-51 Tinget omnia in sanguine passeris immolati
16-11 Rogans pro se et pro domo sua, immolabit
-27 Qui pro peccato fuerant immolati
17- 5 Et immolent eas hostias pacificas Domino
- 7 Nequaquam ultra immolabunt hostias suas dæmonibus
19- 5 Si immolaveritis hostiam pacificorum Dom.
- 6 Eo die quo fuerit immolata, comedetis eam
22-28 Non immolabuntur una die cum fœtibus
-29 Si immolaveritis hostias pro gratiarum actione Domino
27- 9 Animal aut., quod immolari potest Domino
-11 Animal immundum, quod immolari Domino non potest
Num. 6-17 Arietem vero immolabit hostiam pacificam
15- 4 Quicumque immolaverit victimam
19- 3 Eductam extra castra, immolabit in conspectu omnium
Deut. 15-21 Non immolabitur Domino Deo tuo
Deut. 16- 2 Immolabisque Phase Domino Deo tuo
- 4 Quod immolatum est vespere in die primo
- 5 Non poteris immolare Phase in qualibet urbium tuarum
- 6 Immolabis Phase vespere ad solis occasum
17- 1 Non immolabis Domino Deo tuo ovem
18- 3 Sive bovem, sive ovem immolaverint
27- 7 Et immolabis hostias pacificas
28-31 Bos tuus immoletur coram te, et non comedas ex eo
32-17 Immolaverunt dæmoniis, et non Deo
33-19 Ibi immolabunt victimas justitiæ
Josue. 8-31 Holocausta Domino, immolavitque pacificas victimas
Judic. 2- 5 Immolaveruntque ibi hostias Domino
16-23 Convenerunt in unum ut immolarent hostias magnificas Dagon deo suo
1 *Reg.* 1- 4 Et immolavit Elcana, deditque Phenennæ
-21 Ut immolaret Domino hostiam solemnem
-25 Et immolaverunt vitulum, et obtulerunt puerum Heli
2-13 Sed quicumque immolasset victimam
-15 Et dicebat immolanti : Da mihi carnem
-16 Dicebatque illi immolans : Incendatur... adeps
-19 Ascendens cum viro suo, ut immolaret hostiam solemnem
6-15 Et immolaverunt victimas in die illa
10- 8 Et immoles victimas pacificas
11-15 Et immolaverunt ibi victimas pacificas coram Domino
15-15 Ut immolarentur Domino Deo tuo
-21 Ut immolet Domino Deo suo in Galgalis
16- 2 Ad immolandum Domino veni
- 5 Ad immolandum Domino veni, sanctificamini, et venite mecum ut immolem
2 *Reg.* 6-13 Cumque transcendissent... immolabat bovem et arietem
15-12 Cumque immolaret victimas, facta est conjuratio valida
3 *Reg.* 1- 9 Immolatis ergo Adonias arietibus et vitulis
-25 Et immolavit boves, et pinguia, et arietes
3- 2 Attamen populus immolabat in excelsis
- 3 Excepto quod in excelsis immolabat
- 4 Abiit itaque in Gabaon, ut immolaret ibi
8- 5 Et immolabant oves et boves
-62 Immolabant victimas coram Domino
-63 Hostias pacificas, quas immolavit Domino
11- 8 Et immolabant diis suis
12-32 Ut immolaret vitulis, quos fabricatus fuerat
13- 2 Et immolabit super te sacerdotes excelsorum
4 *Reg.* 12- 3 Adhuc enim populus immolabat
14- 4 Adhuc enim populus immolabat
15-35 Adhuc populus immolabat, et adolebat incensum
16- 4 Immolabat quoque victimas, et adolebat incensum
-12 Ascenditque et immolavit holocausta
17-35 Neque colatis eos, et non immoletis eis
-36 Et illum adorate, et ipsi immolate
1 *Par.* 15-26 Immolabantur septem tauri, et septem arietes
21-28 David... immolavit ibi victimas
29-21 Immolaveruntque victimas Domino
2 *Par.* 5- 6 Immolabant arietes, et boves absque ullo numero
7- 4 Populus, immolabant victimas coram Dom.
9- 4 Et victimas quas immolabat in domo Dom.
11-16 Venerunt in Jerusalem ad immolandum victimas suas
15-11 Immolaverunt Domino in die illa
28-23 Immolavit diis Damasci victimas
29-22 Immolaveruntque agnos, et fuderunt super altare sanguinem
-24 Et immolaverunt illos sacerdotes
30-15 Immolaverunt a. Phase quarta decima die
-17 Et idcirco immolarent Levitæ Phase
-22 Immolantes victimas pacificorum
33-16 Et immolavit super illud victimas
-17 Populus immolabat in excelsis Domino Deo
-22 Cunctis idolis... immolavit atque servivit
34- 4 Qui eis immolare consueverant, fragmenta dispersit
35- 1 Quod immolatum est quarta decima die
- 6 Et sanctificati immolate Phase
-11 Et immolatum est Phase
1 *Esdr.* 4- 2 Ecce nos immolavimus victimas
6- 3 Quæ est in Jerusalem, in loco ubi immolent hostias
-20 Ad immolandum Pascha universis filiis transmigrationis
2 *Esdr.* 12-42 Et immolaverunt in die illa victimas magnas
Psal. 26- 6 Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus hostiam vociferationis
49-14 Immola Deo sacrificium laudis

Psal. 105-37 Et immolaverunt filios suos, et filias suas
Prov. 9- 2 Immolavit victimas suas, miscuit vinum
16- 5 Accepta est autem apud Deum magis, quam immolare hostias
Eccle. 9- 2 Immolanti victimas, et sacrificia contemnenti
Eccli. 34-21 Immolantis ex iniquo oblatio est maculata
Isai. 57- 5 Immolantes parvulos in torrentibus
- 7 Et illuc ascendisti ut immolares hostias
65- 3 Qui immolant in hortis, et sacrificant
66- 3 Qui immolat bovem, quasi qui interficiat virum
Baruc. 4- 7 Immolantes dæmoniis, et non Deo
Ezech. 16-20 Immolasti eis ad devorandum
-21 Immolasti filios meos, et dedisti
20-28 Et immolaverunt ibi victimas suas
23-39 Cumque immolarent filios suos idolis suis
39-17 Ad victimam meam, quam ego immolo vobis
-19 De victima, quam ego immolabo vobis
40-39 Ut immoletur super eas holocaustum
-41 Octo mensæ erant, super quas immolabant
-42 Vasa, in quibus immolatur holocaustum
Osee. 8-13 Hostias offerent, immolabunt carnes
11- 2 Baalim immolabant, et simulacris sacrific.
12-11 Ergo frustra erant in Galgal bobus immolantes
13- 2 Dicunt : Immolate homines vitulos adorantes
Jonæ. 1-16 Et immolaverunt hostias Domino
2-10 Ego autem in voce laudis immolabo tibi
Habac. 1-16 Propterea immolabit sagenæ suæ
Zach. 14-21 Venient omn. immolantes, et sument ex eis
Malac. 1- 8 Si offeratis cæcum ad immolandum
-14 Et votum faciens immolat debile Domino
1 Mac. 1-50 Immolari carnes suillas, et pecora comm.
2-15 Ut cogerent eos... immolare, et accendere thura
-25 Antiochus miserat, qui cogebat immolare
Marc. 14-12 Quando Pascha immolabant, dicunt ei Discipuli
Act. 14-17 Vix sedaverunt turbas ne sibi immolarent
15-29 Ut abstineatis vos ab immolatis simulacror.
21-25 Ut abstineant se ab idolis, immolato, et sang.
1 Cor. 5- 7 Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus
8- 4 De escis autem quæ idolis immolantur
10-19 Dico quod idolis immolatum sit aliquid ?
-20 Sed quæ immolant gentes, dæmoniis immolant, et non Deo
-28 Hoc immolatum est idolis : nolite manducare
Philip. 2-17 Sed et si immolor supra sacrificium

IMMORTALIS.

Sap. 1-15 Justitia enim perpetua est, et immortalis
4- 1 Immortalis est enim memoria illius
Eccli. 17-29 Quoniam non est immortalis filius hominis
1 Tim. 1-17 Regi a. sæculorum immortali, invisibili

IMMORTALITAS.

Sap. 3- 4 Spes illorum immortalitate plena est
8-13 Præterea habebo per hanc, immortalitatem
-17 Immortalitas est in cognatione sapientiæ
15- 3 Et scire justitiam... radix est immortalitatis
Eccli. 6-16 Amicus fidelis, medicamentum vitæ et immortalitatis
1 Cor. 15-53 Et mortale hoc induere immortalitatem
-54 Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem
1 Tim. 6-16 Qui solus habet immortalitatem

IMMUNDITIA.

Levit. 5- 2 Et oblita fuerit immunditiæ suæ, rea est
- 3 Si tetigerit quidquam de immunditia hom.
7-21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis
13- 8 Et immunditiæ condemnabitur
-11 Non recludet, quia perspicuæ immunditiæ
15-30 Rogabitque... et pro fluxu immunditiæ ejus
-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant immunditiam
16-16 Et expiet sanctuarium ab immunditiis
-19 Sanctificet illud ab immunditiis filiorum Isr.
22- 3 In quo est immunditia, peribit coram Dom.
Deut. 26-14 Nec separavi ea in qualibet immunditia
4 Reg. 17-12 Coluerunt immunditias, de quibus præcepit
21-11 Peccare fecit etiam Judam in immunditiis s.
-21 Servivitque immunditiis, quibus servierat
23-24 Et immunditias, et abominationes
2 Par. 29- 5 Auferte omnem immunditiam de sanctuario
-16 Extulerunt omnem immunditiam
Sap. 2-16 Et abstinet se a viis nostris tanquam ab immunditiis
Isai. 30-22 Disperges ea sicut immunditiam menstruatæ
Ezech. 7-20 Propter hoc dedi eis illud in immunditiam
Ezech. 14- 3 Posuerunt immunditias suas in cordibus suis
- 4 Qui posuerit immunditias suas in corde suo
Respondebo ei in multitud. immunditiarum
22-10 Immunditiam menstruatæ humiliaver. in te
-15 Deficere faciam immunditiam tuam a te
23- 7 In immunditiis eorum polluta est
24-13 Immunditia tua execrabilis
33-25 Oculos vestros levatis ad immunditias vestr.
36-17 Juxta immunditiam menstruatæ facta est via
39-24 Juxta immunditiam eorum et scelus feci eis
Mich. 2-10 Propter immunditiam ejus corrumpetur
1 Mac. 13-48 Et ejecta ab ea omni immunditia
14- 7 Abstulit immunditias ex ea, et non erat qui resisteret ei
Matth. 23-25 Intus a. pleni estis rapina, et immunditia
Rom. 1-24 Desideria cordis eorum in immunditiam
6-19 Sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ
2 Cor. 12-21 Non egerunt pœnitentiam super immunditia
Galat. 5-19 Opera carnis, quæ sunt fornicatio, immunditia
Ephes. 4-19 In operationem immunditiæ omnis
5- 3 Fornicatio autem, et omnis immunditia
Colos. 3- 5 Fornicationem, immunditiam, libidinem
1 Thes. 2- 3 Exhortatio e. nostra non de errore, neque de immunditia
4- 7 Non e. vocavit nos Deus in immunditiam
Jacob. 1-21 Propter quod abjicientes om. immunditiam
2 Petr. 2-10 In concupiscentia immunditiæ ambulant
Apoc. 17- 4 Plenum abominatione, et immunditia fornicationis

IMMUNDUS, A, UM.

Gen. 7- 2 De animantibus vero immundis duo et duo
- 8 De animantibus quoq. mundis et immundis
Levit. 5- 2 Anima, quæ tetigerit aliquid immundum
7-19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum
11- 4 Non comedetis illud, et inter immunda reputabitis
- 5 Chœrogryllus qui ruminat... immundus est
- 8 Nec cadavera contingetis, quia immunda
-24 Et erit immundus usque ad vesperum
-25 Et immundus erit usque ad occasum solis
-26 Omne animal quod... nec ruminat, immundum erit
-27 Quod ambulat super manus... immundum
-28 Et immundus erit usque ad vesperum
Quia omnia hæc immunda sunt vobis
-31 Immundus erit usque ad vesperum
-34 Si fusa fuerit super eum aqua, immundus
Quod bibitur de univ. vase, immundum erit
-35 Et quidquid de morticinis hujuscemodi ceciderit super illud, immundum erit
Chytropodes, destruentur et immundi erunt
-39 Immundus erit usque ad vesperum
-40 Et immundus erit usque ad vesperum
-43 Nec tangatis quidquam eorum, ne immundi sitis
-47 Ut differentias noveritis mundi et immundi
12- 2 Immunda erit septem diebus, juxta dies separationis menstruæ
- 5 Immunda erit duabus hebdomadibus
13-15 Polluetur, et inter immundos reputabitur
Caro... si lepra aspergitur, immunda est
-36 Quia aperte immundus est
-46 O. tempore, quo leprosus est et immundus
-55 Immundum judicabit, et igne comburet
14-36 Ne immunda fiant omnia quæ in domo sunt
-40 Jubebit... et projici eos extra civitatem in locum immundum
-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem in locum immundum
-44 Lepra est perseverans, et immunda domus
-45 Extra oppidum in locum immundum
-46 Immundus erit usque ad vesperum
-57 Ut possit sciri quo tempore mundum quid, vel immundum sit
15- 2 Qui patitur fluxum seminis immundus, erit
- 4 Stratum, in quo dormierit, immundum erit
- 5 Lotus aqua, immundus erit usq. ad vesper.

Lavabit vestimenta sua : et ipse lotus aqua {
- 5 Si quis hom. tetigerit lectum ejus
- 6 Si sederit ubi ille sederat
- 7 Qui tetigerit carnem ejus
- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit super eum qui mundus est
-10 Qui portaverit horum aliquid
-11 Omnis quem tetigerit
-16 Vir de quo egreditur semen coïtus
-22 Qui tetigerit lectum ejus
-23 Omne vas super quo illa sederit, quisquis attigerit
-27 Quicumque tetigerit ea
} immundus erit usque ad vesperum

- 9 Sagma, super quo sederit, immundum erit
-17 Lavabit aqua, et immunda erit usque ad vesperum
Levit. 15-18 Et immunda erit usque ad vesperum
-20 Omnis qui tetigerit eam, immundus erit
-24 Si coïerit cum ea... immundus erit septem diebus
-25 Quandiu subjacet huic passioni, immunda erit
19-23 Poma, quæ germinant, immunda erunt vobis
20-25 Separate ergo et vos jumentum mundum ab immundo, et avem mundam ab immunda
22- 4 Qui tetigerit immundum super mortuo
- 5 Qui tangit reptile, et quodlibet immundum
- 6 Immundus erit usque ad vesperum
27-11 Animal immundum, quod immolari Domino non potest
-27 Quod si immundum est animal, redimet
Num. 9- 6 Quidam immundi super anima hominis
- 7 Immundi sumus super anima hominis
-10 Homo qui fuerit immundus super anima
18-15 Omne animal quod immundum est, redimi facias
19- 8 Et immundus erit usque ad vesperum
-10 Immundus erit usque ad vesperum
-11 Qui tetigerit cadaver hominis, et propter hoc septem diebus fuerit immundus
-13 Immundus erit, et manebit spurcitia ejus
-15 Vas, quod non habuerit operculum, nec ligaturam desuper, immundum erit
-16 Immundus erit septem diebus
-19 Hoc modo mundus lustrabit immundum
Et immundus erit usque ad vesperum
-21 Immundus erit usque ad vesperum
-22 Quidquid tetigerit immundus, immundum faciet
Immunda erit usque ad vesperum
Deut. 12-15 Sive immundum fuerit, hoc est, maculat.
-22 Mundus et immundus in commune vescent.
14- 3 Ne comedatis quæ immunda sunt
- 7 Non dividunt ungulam, immunda erunt
- 8 Sus quoque, quoniam dividit ungulam, et non ruminat, immunda erit
-10 Ne comedatis, quia immunda sunt
-12 Immundas ne comedatis : aquilam scilicet
-19 Reptat et pennulas habet, immundum erit
15-22 Tam mundus quam immundus similiter vescentur eis
21- 5 Quidquid mundum, vel immundum est, judicetur
Josue. 22-19 Quod si putatis immundam esse terram
Judic. 13-14 Nec immundum quidquam comedas
- 7 Et ne aliquo vescaris immundo
-14 Siceram non bibat, nullo vescatur immundo
2 Par. 23-19 Non ingrederetur eam immundus in om. re
Job. 14-4 Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine ?
Eccle. 9- 2 Bono et malo, mundo et immundo
Eccli. 29-21 Repromissorem fugit peccator et immundus
34- 4 Ab immundo quid mundabitur ?
40-15 Radices immundæ super cacumen petræ sonant
Isai. 52- 1 Pertranseat per te incircumcisus et immundus
64- 6 Et facti sumus ut immundus omnes nos
65- 5 Non appropinques mihi, quia immundus es
Jerem. 19-13 Et erunt domus Jerusalem, et domus regum Juda, sicut locus Topheth, immundæ
Ezech. 4-14 Non est ingressa in os meum omnis caro immunda
22-24 Fili hominis, dic ei : Tu es terra immunda
44-23 Inter mundum et immundum ostendent eis
Osee. 8- 8 Factus est in nationib. quasi vas immundum
Zach. 13- 2 Et spiritum immundum auferam de terra
1 Mac. 1-51 In omnibus immundis, et abominationibus
-65 Ut non manducarent immunda
Et elegerunt magis mori, quam cibis coinquinari immundis
4-43 Et tulerunt lapides contaminationis in locum immundum
Matth. 10- 1 Dedit illis potestatem spirituum immundorum
12-43 Cum a. immundus spiritus exierit ab hom.
Marc. 1-23 In synagoga cor. homo in spiritu immundo
-26 Et discerpens eum spiritus immundus
-27 Spiritibus immundis imperat, et obediunt ei
3-11 Et spiritus immundi, cum illum videbant
-30 Quon. dicebant: Spiritum immundum habet
5- 2 Statim occurrit... homo in spiritu immundo
- 8 Exi, spiritus immunde, ab homine
-13 Et exeuntes spiritus immundi, introierunt in porcos
6- 7 Dabat illis potest. spirituum immundorum
7-25 Cujus filia habebat spiritum immundum
9-24 Comminatus est spiritui immundo
Luc. 4-33 Erat homo habens dæmonium immundum
-36 Imperat immundis spiritibus, et exeunt

Luc. 6-18 Et qui vexabantur a spiritibus immundis
8-29 Præcipiebat e. spiritui immundo, ut exiret
9-43 Et increpavit Jesus spiritum immundum
11-24 Cum immundus spiritus exierit de homine
Act. 5-16 Afferentes ægros, et vexatos a spiritibus immundis
8- 7 Qui habebant spiritus immundos, clamantes
10-14 Absit, Domine, quia nunquam manducavi omne commune et immundum
-28 Sed mihi ostendit Deus, neminem communem et immundum dicere hominem
11- 8 Immundum nunquam introivit in os meum
1 Cor. 7-14 Alioquin filii vestri immundi essent
2 Cor. 6-17 Dicit Dominus, et immundum ne tetigeritis
Ephes. 5- 5 Quod omnis fornicator, aut immundus
Apoc. 16-13 Spiritus tres immundos in modum ranarum
18- 2 Et custodia omnis spiritus immundi, et custodia om. volucris immundæ, et odibilis

IMMUNIS.

Judith. 12-11 Agendo ut immunis ab eo transeat
Eccli. 7- 8 Nec enim in uno eris immunis
11-10 Si dives fueris, non eris immunis a delicto
16-11 Si unus fuisset cervicatus, mirum, si fuisset immunis
23-10 Quoniam non eris immunis ab eis
Jerem. 25-29 Et vos quasi innocentes et immunes eritis?
1 Mac. 11-28 Postulavit... ut immunem faceret Judæam

IMMUNITAS.

1 Mac. 10-34 Sint omnes immunitatis et remissionis

IMMUNITUS.

Gen. 42-12 Immunita terræ hujus considerare venistis

IMMUTABILIS.

Job. 15-15 Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis

IMMUTATIO.

Job. 14-14 Expecto donec veniat immutatio mea
Sap. 14-26 Animarum inquinatio, nativitatis immutatio
Eccli. 26-18 Non est immutatio eruditæ animæ

IMMUTO.

Gen. 31-41 Immutasti quoque mercedem meam
Exod. 14- 5 Immutatumq. est cor Pharaonis et servorum
Levit. 13-26 Quod si pilorum color non fuerit immutatus
-36 Non quæret amplius utrum capillus in flavum colorem sit immutatus
14-56 Et in varias species, coloribus immutatis
Num. 22-18 Non potero immutare verbum Domini Dei
1 Reg. 10- 9 Immutavit ei Deus cor aliud
21-13 Et immutavit os suum coram eis
Esth. 9-27 Et quæ deinceps immutata sunt
Job. 12-24 Qui immutat cor principum populi terræ
14-20 Immutabis faciem ejus, et emittes eum
Psal. 33- 1 Cum immutavit vultum s. coram Achimel.
59- 1 Pro his qui immutabuntur
108-24 Et caro mea immutata est propter oleum
Sap. 2-15 Et immutatæ sunt viæ ejus
19-17 Sicut in organo qualitatis sonus immutatur
Eccli. 13-31 Cor hominis immutat faciem illius
18-26 A mane usque ad vesperam immutabitur tempus
25-24 Nequitia mulieris immutat faciem ejus
33- 9 Immutavit tempora, et dies festos ipsorum
-11 Et immutavit vias eorum
-21 Non immutabit te omnis caro
36- 6 Innova signa, et immuta mirabilia
37-21 Verbum nequam immutabit cor
40- 5 Somnus noctis immutat scientiam ejus
Isai. 9-10 Sycomoros succiderunt, sed cedros immutabimus
Jerem. 48-11 Et odor ejus non est immutatus
Dan. 3-19 Aspectus faciei illius immutatus est
-94 Sarabala eorum non fuissent immutata
-95 Et verbum regis immutaverunt
5- 9 Et vultus illius immutatus est
-10 Neque facies tua immutetur
6- 8 Ut non immutetur quod statutum est a Medis
-15 Ut omne decretum... non liceat immutari
10- 8 Sed et species mea immutata est in me
1 Mac. 1-27 Et speciositas mulierum immutata est
-51 Et immutarent omnes justificationes Dei
2 Mac. 3-16 Facies enim, et color immutatus, declarabat
Rom. 1-26 Fœminæ... immutaverunt naturalem usum
1 Cor. 15-51 Resurgemus, sed non omnes immutabimur
-52 Et nos immutabimur

IMO.

1 Reg. 15-20 Imo audivi vocem Domini, et ambulavi in via
2 Mac. 2-27 Imo vero negotium plenum vigiliarum
Rom. 3-29 Nonne et gentium? imo et gentium
Rom. 8-34 Jesus Christus, qui mortuus est, imo qui et resurrexit
Galat. 4- 9 Nunc autem cum cognoveritis Deum, imo cogniti sitis a Deo

IMPARATUS.

2 Cor. 9- 4 Et invenerint vos imparatos, erubescamus

IMPARTIO. *Vid.* IMPERTIO.

IMPATIENS.

Prov. 7-11 Quietis impatiens, nec valens in domo consistere
14-17 Impatiens operabitur stultitiam
-29 Qui autem impatiens est, exaltat stultitiam
19-19 Qui impatiens est, sustinebit damnum
26-17 Sicut qui apprehendit auribus canem, sic qui transit impatiens

IMPATIENTIA.

Judith. 8-24 Et impatientiam suam et improperium... protulerunt

IMPEDIMENTUM.

2 Par. 14- 7 Et nullum in extruendo impedimentum fuit
Sap. 19- 7 Et in mari Rubro via sine impedimento
1 Cor. 7-35 Sine impedimento Dominum obsecrandi

IMPEDIO.

2 Reg. 18-22 Quid impedit si etiam ego curram post Chusi?
1 Esdr. 4- 4 Ut populus terræ impediret manus populi
6- 8 Sumptus dentur viris illis, ne impediatur opus
Psal. 77-31 Occidit pingues eorum, et electos Israël impedivit
Sap. 17-19 Et non impeditis operibus continebatur
Eccli. 18-22 Non impediaris orare semper
32- 5 Et non impedias musicam
46- 5 An non in iracundia ejus impeditus est sol?
1 Mac. 9-55 Et impedita sunt opera illius, et occlusum est os ejus
Rom. 15-22 Impediebar plurimum venire ad vos
Galat. 5- 7 Quis vos impedit veritati non obedire?
1 Thes. 2-18 Voluimus venire ad vos... sed impedivit nos Satanas
Hebr. 12-15 Ne qua radix amaritudinis sursum germinans impediat
1 Petr. 3- 7 Ut non impediantur orationes vestræ

IMPEDITIOR.

Exod. 4-10 Impeditioris et tardioris linguæ sum

IMPELLO.

Num. 35-20 Si per odium quis hominem impulerit
2 Reg. 15-14 Ne forte veniens occupet nos, et impellat super nos ruinam
2 Par. 22- 3 Mater e. ejus impulit eum ut impie ageret
Psal. 117-13 Impulsus eversus sum ut caderem
Isai. 25- 4 Spiritus enim robustorum quasi turbo impellens parietem
Jerem. 23-12 Impellentur enim, et corruent in ea

IMPENDEO.

Esth. 13-18 Eo quod eis certa mors impenderet

IMPENDIA.

1 Par. 22-14 Lapides præparavi ad universa impendia
Eccli. 21- 9 Qui ædificat domum suam impendiis alienis

IMPENDO.

4 Reg. 12-11 Qui impendebant eam in fabris lignorum
Judith. 11-12 Hæc cogitaverunt impendere
Dan. 14- 2 Impendebantur in eo per dies singulos similæ artabæ duodecim
Act. 21-24 Et impende in illis ut radant capita
2 Cor. 12-15 Ego autem libentissime impendam

IMPENSA.

Exod. 21-19 Ut operas ejus et impensas in medicos restituat
1 Par. 22- 5 Ante mortem suam omnes præparavit impensas
-14 Præparavi impensas domus Domini
29- 2 Præparavi impensas domus Dei mei
-19 Et ædificet ædem, cujus impensas paravi
2 Par. 8-16 Om. impensas præparatas habuit Salomon
1 Esdr. 2-69 Secundum vires suas dederunt impensas operis
Eccli. 22-21 Cæmenta sine impensa posita... non permanebunt
Dan. 14- 7 Quis est qui comedat impensas has

IMPERATOR.

Esth. 3- 2 Sic enim præceperat eis imperator

IMPERATORIUM.

Dan. 6- 7 Ut decretum imperatorium exeat, et edictum

IMPERFECTUM.

Psal. 138-16 Imperfectum meum viderunt oculi tui

IMPERITIA.

Levit. 4-13 Et per imperitiam fecerit quod contra mandatum Domini est
Prov. 15-14 Et os stultorum pascitur imperitia

IMPERITUS.

1 Esdr. 7-25 Sed et imperitos docete libere
Job. 38- 2 Involvens sententias sermonibus imperitis
2 Cor. 11- 6 Nam etsi imperitus sermone, sed non scientia

IMPERIUM.

Gen. 36-43 Hi duces Edom habitantes in terra imperii
41-14 Ad regis imperium eductum de carcere Joseph totonderunt
-40 Ad tui oris imperium cunctus populus obediet
-44 Absque tuo imperio non movebit quisquam manum aut pedem
45-21 Dedit Joseph plaustra, secundum Pharaonis imperium
49- 3 Prior in donis, major in imperio
Exod. 18-23 Si hoc feceris, implebis imperium Dei
Levit. 20- 4 Quasi parvipendens imperium meum
Num. 4-45 Recensuerunt Moyses et Aaron juxta imperium Domini
9-18 Ad imperium Domini proficiscebantur
-20 Ad imperium Domini erigebant tentoria
Et ad imperium illius deponebant
-23 Erantque in excubiis Domini juxta imperium ejus
10-13 Moveruntque castra primi juxta imperium Domini
Deut. 1-43 Adversantes imperio Domini, et tumentes superbia
9-23 Contempsistis imperium Domini Dei vestri
17-12 Nolens obedire sacerdotis imperio
21-18 Qui non audiat patris aut matris imperium
26-13 Nec sum oblitus imperii tui
-17 Et obedias ejus imperio
30- 2 Et obedieris ejus imperiis, sicut ego hodie præcipio tibi
Josue. 17- 4 Deditque eis juxta imperium Domini possessionem
21- 3 De possessionibus suis juxta imperium Do.
22- 3 Custodientes imperium Domini Dei vestri
- 9 Quam obtinuerant juxta imperium Domini
1 Reg. 2-10 Et dabit imperium regi suo
22-14 Et pergens ad imperium tuum
3 Reg. 12- 4 Imminue paululum de imperio patris tui durissimo
1 Par. 16-28 Afferte Domino gloriam et imperium
18- 3 Perrexit ut dilataret imperium suum
21- 6 Eo quod Joab invitus exequeretur regis imperium
29-12 In manu tua magnitudo, et imperium omnium
2 Par. 13-21 Abia, confortato imperio suo, accepit uxores
15-16 Matrem Asa regis ex augusto deposuit imperio
24-21 Miserunt lapides juxta regis imperium
25- 3 Cumque roboratum sibi videret imperium
28- 5 Magnamque prædam cepit de ejus imperio
29-15 Juxta mandatum regis et imperium Domini
30- 6 Ex regis imperio, et principum ejus
31-13 Ex imperio Ezechiæ regis et Azariæ pontificis domus Dei
35-10 Levitæ quoque in turmis, juxta regis imperium
1 Esdr. 8-22 Imperium ejus, et fortitudo ejus, et furor
Tobiæ. 2- 8 Et vix effugisti mortis imperium
Judith. 1- 1 Subjugaverat multas gentes imperio suo
2- 3 Ut omnem terram suo subjugaret imperio
- 5 Contra eos præcipue, qui contempserunt imperium meum
Esth. 1- 3 Tertio igitur anno imperii sui
-12 Et ad regis imperium... venire contempsit
-15 Quæ Assueri regis imperium... facere noluisset
-18 Parvipendent imperia maritorum
-20 Provinciarum tuarum divulgetur imperium
2- 8 Cumque percrebruisset regis imperium
3-15 Festinabant cursores... regis imperium explere
8-13 Qui regis Assueri subjacebant imperio
10- 2 Cujus fortitudo et imperium, et dignitas

Esth. 13- 1 Ducibus, qui ejus imperio subjecti sunt, salutem
- 7 Reddant imperio nostro pacem, quam turbaverant
Psal. 85-16 Da imperium tuum puero tuo
Sap. 14-16 Tyrannorum imperio colebantur figmenta
18-16 Gladius acutus insimulatum imperium
Eccli. 43-14 Imperio suo acceleravit nivem
46-16 Samuël propheta Domini, renovavit imperium
47-23 Ut faceres imperium bipartitum
Et ex Ephraim imperare imperium durum
Isai. 9- 7 Multiplicabitur ejus imperium
45-25 In Domino, dicet, meæ sunt justitiæ et imperium
Ezech. 24-21 Polluam sanctuarium meum, superbiam imperii vestri
30- 6 Et destruetur superbia imperii ejus
Dan. 2-37 Et imperium, et gloriam dedit tibi
6-26 Ut in universo imperio et regno meo, tremiscant
11-19 Convertet faciem suam ad imperium terræ
Luc. 3- 1 Anno autem quinto decimo imperii Tiberii
1 Cor. 7- 6 Dico secundum indulgentiam, non secundum imperium
1 Tim. 1- 1 Secundum imperium Dei Salvatoris nostri
6-16 Cui honor, et imperium sempiternum
Tit. 2-15 Et exhortare, et argue cum omni imperio
Hebr. 2-14 Qui habebat mortis imperium, id est, diabolum
1 Petr. 4-11 Cui est gloria, et imperium in sæcula
5-11 Ipsi gloria et imperium in sæcula sæculorum
Judæ. -25 Soli Deo... imperium et potestas
Apoc. 1- 6 Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum

IMPERO.

Gen. 36-30 Duces Horræorum qui imperaverunt in terra Seir
43-17 Fecit ille quod sibi fuerat imperatum
45-17 Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus
Exod. 5-16 Et lateres similiter imperantur
34-34 Loquebatur... omnia quæ sibi fuerant imperata
35-10 Veniat, et faciat quod Dominus imperavit
40-17 Imposito desuper operimento, sicut Dominus imperaverat
-27 Ut Dominus imperaverat
Levit. 8- 4 Fecit Moyses ut Dominus imperaverat
10- 5 Ejecerunt foras, ut sibi fuerat imperatum
21-24 Locutus est ergo Moyses... quæ fuerant sibi imperata
Num. 13- 4 Fecit Moyses quod Dominus imperaverat
23- 3 Quodcumque imperaverit, loquar tibi
-26 Nonne dixi tibi, quod quidquid mihi Deus imperaret, hoc facerem?
26- 4 A viginti annis et supra, sicut Dominus imperaverat
30- 1 Narravitque Moyses... quæ ei Dominus imperarat
31-41 Sicut fuerat ei imperatum
36-10 Feceruntque filiæ Salphaad, ut fuerat imperatum
Josue. 1-10 Imperate populo, ac dicite
4- 8 Portantes... duodecim lapides, ut Dominus ei imperarat
5-16 Fecitque Josuë ut sibi fuerat imperatum
10-23 Feceruntq. ministri ut sibi fuerat imperatum
Judic. 3-19 Et ille imperavit silentium
9- 8 Dixeruntque olivæ : Impera nobis
-12 Ligna ad vitem : Veni, et impera nobis
-14 Ligna ad rhamnum : Veni, et impera super nos
11-14 Et imperaverit eis ut dicerent regi Ammon
15-11 Nescis quod Philisthiim imperent nobis?
21-23 Feceruntque filii Benjamin, ut sibi fuerat imperatum
Ruth. 3- 6 Et fecit omnia quæ sibi imperaverat socrus
1 Reg. 8-11 Hoc erit jus regis, qui imperaturus est vobis
12-12 Nequaquam, sed rex imperabit nobis
-14 Eritis et vos, et rex qui imperat vobis, sequentes Dominum
2 Reg. 2-11 David, imperans in Hebron super domum Juda
3-21 Ineam tecum fœdus, et imperes omnibus
3 Reg. 9-23 Et statutis operibus imperabant
1 Par. 1-43 Isti sunt reges, qui imperaverunt in terra Edom
21-15 Et imperavit Angelo, qui percutiebat
2 Par. 10- 4 Tu leviora impera patre tuo
11-12 Et imperavit super Judam et Benjamin
36-20 Donec imperaret rex Persarum
Esth. 8-11 Quibus imperavit rex, ut convenirent
13- 2 Cum plurimis gentibus imperarem
Prov. 8-16 Per me principes imperant
22- 7 Dives pauperibus imperat
Eccle. 5- 8 Insuper universæ terræ rex imperat servienti
Sap. 15-14 Sunt inimici populi tui, et imperantes illi
Eccli. 44- 4 Imperantes in præsenti populo, et virtute
47-15 Salomon imperavit in diebus pacis
-23 Ex Ephraim imperare imperium durum
Baruc. 6-61 Quibus cum imperatum fuerit a Deo
Perficiunt quod imperatum est eis
Ezech. 29-15 Et imminuam eos ne imperent gentibus
34- 4 Sed cum austeritate imperabatis eis
-27 Et eruero eos de manu imperantium sibi
37-22 Et rex unus erit omnibus imperans
Dan. 2-39 Aliud æreum, quod imperabit universæ terræ
9- 1 Qui imperavit super regnum Chaldæorum
2 Mac. 6-21 Ut simularetur manducasse, sicut rex imperaverat
9- 8 Sibi videbatur etiam fluctibus maris imperare
14-16 Imperante a. duce, statim inde moverunt
15- 3 Qui imperavit agi diem sabbatorum
- 5 Potens sum super terram, qui impero sumi arma
Matth. 8-26 Tunc surgens, imperavit ventis et mari
Marc. 1-27 In potestate etiam spiritibus immundis imperat
Luc. 4-36 In potestate et virtute imperat immundis spiritibus
-39 Et stans super illam, imperavit febri
8-25 Quis putas hic est, quia et ventis et mari imperat?
-31 Rogabant illum ne imperaret illis ut in abyssum irent
14-22 Domine, factum est ut imperasti, et adhuc locus est
17- 9 Quia fecit quæ ei imperaverat
2 Cor. 8- 8 Non quasi imperans dico
Phile. - 8 Fiduciam habens in Christo Jesu imperandi tibi
Judæ. - 9 Sed dixit : Imperet tibi Dominus

IMPERTIO *et* IMPERTIOR.

Tobiæ. 1- 3 Fratribus, qui erant ex ejus genere, impertiret
4- 9 Etiam exiguum libenter impertiri stude
Baruc. 6-27 Neque infirmo, neque mendicanti aliquid impertiunt
Rom. 1-11 Ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis
1 Petr. 3- 7 Vasculo muliebri impartientes honorem

IMPETIGO.

Levit. 21-20 Si impetiginem in corpore, vel herniosus
22-22 Si papulas, aut scabiem, aut impetiginem

IMPETRO.

Num. 15-28 Impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi
2 Reg. 19-38 Et omne, quod petieris a me, impetrabis
Esth. 5- 6 Si dimidiam partem regni mei petieris, impetrabis
7- 2 Si dimidiam partem regni mei petieris, impetrabis

IMPETUS.

Levit. 25-19 Vescamini... nullius impetum formidantes
Num. 22- 3 Impetum ejus ferre non possent
Deut. 28-49 In similitudinem aquilæ volantis cum impetu
Josue. 10-42 Reges, et regiones eorum, uno impetu cepit
Judic. 5-22 Ungulæ equorum ceciderunt, fugientibus impetu
1 Reg. 25-29 Anima rotabitur, quasi in impetu et circulo fundæ
30- 1 Amalecitæ impetum fecerant ex parte Australi
2 Reg. 11-23 Nos a. facto impetu persecuti eos sumus
23- 8 Qui octingentos interfecit impetu uno
3 Reg. 22-32 Et impetu facto pugnabant contra eum
2 Par. 32- 2 Et totum belli impetum verti contra Jerusalem
Judith. 14- 2 Accipiat unusquisque arma sua, et exite cum impetu
Non ut descendatis deorsum, sed quasi impetum facientes
Job. 22-11 Impetu aquarum inundantium non oppressum iri
38-34 Et impetus aquarum operiet te?
Psal. 45- 5 Fluminis impetus lætificat civitatem Dei
Prov. 27- 4 Et impetum concitati ferre quis poterit?
Cant. 4-15 Puteus aquarum viventium, quæ fluunt impetu de Libano
Sap. 18-23 Interstitit, et amputavit impetum
Eccli. 22-22 Contra impetum timoris non resistet
45-23 Et consumpti sunt in impetu iracundiæ
Eccli. 46- 7 Impetum fecit contra gentem hostilem
Isai. 5-28 Et rotæ ejus quasi impetus tempestatis
27- 6 Qui ingrediuntur impetu ad Jacob
28- 2 Fortis Dominus, sicut impetus grandinis
Turbo confringens, sicut impetus aquarum
Jerem. 8- 6 Quasi equus impetu vadens ad prælium
Ezech. 1-12 Ubi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur
10-22 Et impetus singulorum ante faciem suam
Dan. 8- 6 Et cucurrit ad eum in impetu fortitudinis
14-35 Posuitque... supra lacum in impetu spiritus
Nahum. 3- 2 Et vox impetus rotæ, et equi frementis
1 Mac. 4- 8 Et impetum eorum ne formidetis
-30 Qui contrivisti impetum potentis in manu
6-33 Concitavit exercitus in impetum contra viam
-47 Videntes virtutem regis, et impetum exercitus ejus
2 Mac. 1- 7 Scripsimus vobis in tribulatione, et impetu
3-25 Isque cum impetu Heliodoro priores calces elisit
9- 7 Contigit illum impetu euntem de curru cadere
10-16 Impetum fecerunt in munitiones Idum.
11-11 Leonum a. more impetu irruentes in hostes
15- 1 Cogitavit cum omni impetu die sabbati committere bellum
-17 De quibus extolli posset impetus
Matth. 8-32 Ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare
Marc. 5-13 Et magno impetu grex præcipitatus est in mare
Luc. 8-33 Impetu abiit grex per præceps in stagnum
Act. 7-56 Impetum fecerunt unanimiter in eum
14- 5 Cum autem factus esset impetus gentilium
19-29 Impetum fecerunt uno animo in theatrum
Hebr. 11-34 Extinxerunt impetum ignis
Jacob. 3- 4 Ubi impetus dirigentis voluerit
2 Petr. 3-10 Dies... in quo cœli magno impetu transient
Apoc. 18-21 Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa

IMPIE.

Deut. 9- 5 Sed quia illæ egerunt impie, introeunte te
2 Reg. 22-22 Et non egi impie, a Deo meo
3 Reg. 8-47 Peccavimus, inique egimus, impie gessimus
2 Par. 22- 3 Mater e. ejus impulit eum ut impie ageret
2 Esdr. 9-33 Quia veritatem fecisti, nos autem impie egimus
Psal. 17-22 Nec impie gessi a Deo meo
Prov. 12- 2 Qui autem confidit in cogitationibus suis, impie agit
16-12 Abominabiles regi qui agunt impie
Eccle. 7-18 Ne impie agas multum
Eccli. 15-21 Nemini mandavit impie agere
Isai. 58- 4 Ecce... jejunatis et percutitis pugno impie
Baruc. 2-12 Peccavimus, impie egimus, inique gessimus
Dan. 9- 5 Iniquitatem fecimus, impie egimus, et recessimus
12-10 Et impie agent impii, neque intelligent omnes impii
Amos. 4- 4 Venite ad Bethel, et impie agite
2 Mac. 4-17 Impie agere impune non cedit
2 Petr. 2- 6 Exemplum eorum qui impie acturi sunt
Judæ. -15 Impietatis eorum, quibus impie egerunt

IMPIETAS.

Levit. 19- 7 Profanus erit, et impietatis reus
26-41 Tunc orabunt pro impietatibus suis
Deut. 9- 4 Cum propter impietates suas istæ deletæ sint nationes
-27 Ne aspicias duritiam... et impietatem atque peccatum
25- 1 Quem impium, condemnabunt impietatis
1 Reg. 24-14 Ab impiis egredietur impietas
Job. 34-10 Audite me, absit a Deo impietas
35- 8 Homini, qui similis tui est, nocebit impietas
Psal. 5-11 Secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos
31- 5 Et tu remisisti impietatem peccati mei
64- 4 Et impietatibus nostris tu propitiaberis
72- 6 Operti sunt iniquitate et impietate sua
Prov. 4-17 Comedunt panem impietatis, et vinum iniquitatis bibunt
10- 2 Nil proderunt thesauri impietatis
11- 5 Et in impietate sua corruet impius
12- 3 Non roborabitur homo ex impietate
13- 6 Impietas autem peccatorem supplantat
24-15 Et quæras impietatem in domo justi
25- 5 Aufer impietatem de vultu regis
Eccle. 3-16 Vidi sub sole in loco judicii impietatem
7-26 Et ut cognoscerem impietatem stulti
8- 8 Neque salvabit impietas impium
Sap. 14- 9 Odio sunt Deo, impius et impietas ejus
Eccli. 46-23 In prophetia delere impietatem gentis
49- 3 Tulit abominationes impietatis
Isai. 9-18 Succensa est enim quasi ignis impietas

Isai. 58- 6 Dissolve colligationes impietatis
Jerem. 14-20 Cognovimus, Domine, impietates nostras
Ezech. 3-19 Et ille non fuerit conversus ab impietate sua
7-11 Iniquitas surrexit in virga impietatis
18-20 Et impietas impii erit super eum
-27 Et cum averterit se impius ab impietate s.
31-11 Juxta impietatem ejus ejeci eum
33-12 Impietas impii non nocebit ei, in quacumq. die conversus fuerit ab impietate sua
-19 Et cum recesserit impius ab impietate sua
Osee. 10-13 Arastis impietatem, iniquitatem messuistis
Zach. 5- 8 Et dixit : Hæc est impietas
Malac. 1- 4 Et vocabuntur termini impietatis
3-15 Siquidem ædificati sunt facientes impietatem
4- 1 Et omnes facientes impietatem, stipula
2 Mac. 4-38 In quo in Oniam impietatem commiserat
8-33 Digna ei mercede pro impietatibus suis reddita
Rom. 1-18 Super omnem impietatem et injustitiam hominum
11-26 Avertat impietatem a Jacob
2 Tim. 2-16 Multum enim proficiunt ad impietatem
Tit. 2-12 Ut abnegantes impietatem, et sæcularia desideria
Judæ. -15 De omnibus operibus impietatis eorum
-18 Secundum desideria sua ambulantes in impietatibus

IMPIGER.

Prov. 6-11 Si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua

IMPINGO.

1 Reg. 21-13 Et impingebat in ostia portæ
4 Reg. 11-16 Impegerunt eam per viam introitus Equorum
Prov. 3-23 Et pes tuus non impinget
21- 6 Et impingetur ad laqueos mortis
Eccli. 13-13 Ne improbus sis, ne impingaris
Isai. 59-10 Impegimus meridie quasi in tenebris
63-13 Quasi equum in deserto non impingentem
Jerem. 18-15 Frustra libantes, et impingentes in viis suis
31- 9 Adducam... in via recta, et non impingent in ea
46-12 Quia fortis impegit in fortem, et ambo pariter conciderunt
Ezech. 34-21 Pro eo quod lateribus et humeris impingebatis
Dan. 11-19 Et impinget, et corruet, et non invenietur
2 Mac. 13-19 Fugabatur, impingebat, minorabatur
Act. 27-41 Cum incidissemus in locum dithalassum, impegerunt navem

IMPINGUO.

Deut. 32-15 Impinguatus, dilatatus, dereliquit Deum
2 Esdr. 9-25 Impinguati sunt, et abundaverunt deliciis
Psal. 22- 5 Impinguasti in oleo caput meum
140- 5 Oleum a. peccatoris non impinguet caput meum
Prov. 11-25 Anima, quæ benedicit, impinguabitur
13- 4 Anima autem operantium impinguabitur
15-30 Fama bona impinguat ossa
Eccle. 12- 5 Impinguabitur locusta
Eccli. 26-16 Delectabit virum suum, et ossa illius impinguabit
35- 8 Oblatio justi impinguat altare
38-11 Impingua oblationem, et da locum medico
Jerem. 5-28 Incrassati sunt et impinguati

IMPIUS. *Subst. et adject.*

Gen. 18-23 Numquid perdes justum cum impio ?
-25 Absit a te, ut... occidas justum cum impio Fiatque justus sicut impius
Exod. 9-27 Dominus justus : ego et populus meus, impii
23- 1 Ut pro impio dicas falsum testimonium
- 7 Justum non occides : quia aversor impium
Num. 16-26 Recedite a tabernaculis hominum impiorum
Deut. 15- 9 Cave ne forte subrepat tibi impia cogitatio
25- 1 Quem impium, condemnabunt impietatis
1 Reg. 2- 9 Et impii in tenebris conticescent
24-14 Ab impiis egredietur impietas
2 Reg. 4-11 Cum homines impii interfecerunt virum innoxium
3 Reg. 8-32 Judicabis servos tuos, condemnans impium
2 Par. 19- 2 Ait ad eum : Impio præbes auxilium
20-35 Ochozia... cujus opera fuerunt impiissima
24- 7 Athalia enim impiissima, et filii ejus
Job. 3-17 Ibi impii cessaverunt a tumultu
8-22 Et tabernaculum impiorum non subsistet
9-22 Innocentem et impium ipse consumit
-24 Terra data est in manus impii
-29 Si autem et sic impius sum, quare frustra laboravi ?
Job. 10- 3 Et consilium impiorum adjuves ?
- 7 Et scias quia nihil impium fecerim
-15 Et si impius fuero, væ mihi est
11-20 Oculi autem impiorum deficient
15-20 Cunctis diebus suis impius superbit
16-12 Et manibus impiorum me tradidit
18- 5 Nonne lux impii extinguetur
20- 5 Quod laus impiorum brevis sit
-29 Hæc est pars hominis impii a Deo
21- 7 Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt
-16 Consilium impiorum longe sit a me
-17 Quoties lucerna impiorum extinguetur
-28 Ubi est domus principis? et ubi tabernacula impiorum ?
27- 7 Sit ut impius, inimicus meus
-13 Hæc est pars hominis impii apud Deum
34- 8 Et ambulat cum viris impiis ?
-18 Qui vocat duces impios
-26 Quasi impios percussit eos in loco videntium
36- 6 Sed non salvat impios, et judicium pauperibus tribuit
-17 Causa tua quasi impii judicata est
38-13 Et excussisti impios ex ea
-15 Auferetur ab impiis lux sua
40- 7 Et contere impios in loco suo
Psal. 1- 1 Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum
- 4 Non sic impii, non sic ; sed tanquam pulvis
- 5 Ideo non resurgent impii in judicio
- 6 Et iter impiorum peribit
9- 6 Increpasti gentes, et periit impius
H. 10- 2 Dum superbit impius, incenditur pauper
-13 Propter quid irritavit impius Deum ?
L. 10- 6 Dominus interrogat justum et impium
11- 9 In circuitu impii ambulant
16- 9 A facie impiorum qui me afflixerunt
-13 Eripe animam meam ab impio
25- 5 Et cum impiis non sedebo
- 9 Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam
30-18 Erubescant impii, et deducantur in infernum
36-28 Injusti punientur.. semen impiorum peribit
-35 Vidi impium superexaltatum
-38 Reliquiæ impiorum interibunt
50-15 Et impii ad te convertentur
Prov. 2-22 Impii vero de terra perdentur
3-25 Et irruentes tibi potentias impiorum
-33 Egestas a Domino in domo impii
4-14 Ne delecteris in semitis impiorum
-19 Via impiorum tenebrosa
5-22 Iniquitates suæ capiunt impium
8- 7 Et labia mea detestabuntur impium
9- 7 Et qui arguit impium, sibi maculam generat
10- 3 Et insidias impiorum subvertet
- 6 Os autem impiorum operit iniquitas
- 7 Et nomen impiorum putrescet
-11 Os impiorum operit iniquitatem
-16 Fructus autem impii ad peccatum
-20 Cor autem impiorum pro nihilo
-24 Quod timet impius, veniet super eum
-25 Quasi tempestas transiens non erit impius
-27 Et anni impiorum breviabuntur
-28 Spes autem impiorum peribit
-30 Impii autem non habitabunt super terram
-32 Et os impiorum perversa (*considerat*)
11- 5 Et in impietate sua corruet impius
- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
- 8 Et tradetur impius pro eo
-10 In perditione impiorum erit laudatio
-11 Ore impiorum subvertetur
-18 Impius facit opus instabile
-23 Præstolatio impiorum furor
-31 Si justus in terra recipit : quanto magis impius et peccator ?
12- 5 Consilia impiorum fraudulenta
- 6 Verba impiorum insidiantur sanguini
- 7 Verte impios, et non erunt
-10 Viscera autem impiorum crudelia
-12 Desiderium impii munimentum est pessimorum
-21 Impii autem replebuntur malo
-26 Iter autem impiorum decipiet eos
13- 5 Impius autem confundit, et confundetur
- 9 Lucerna autem impiorum extinguetur
-17 Nuntius impii cadet in malum
-25 Venter autem impiorum insaturabilis
14-11 Domus impiorum delebitur
-19 Jacebunt mali ante bonos : et impii ante portas justorum
-32 In malitia sua expelletur impius
15- 5 Cogitationes a. impiorum eradicabuntur
- 6 In fructibus impii conturbatio
- 8 Victimæ impiorum abominabiles Domino
- 9 Abominatio est Domino via impii
Prov. 15-28 Os impiorum redundat malis
-29 Longe est Dominus ab impiis
16- 4 Universa propter semetipsum operatus est Domin.; impium quoque ad diem malum
-27 Vir impius fodit malum, et in labiis ej. ignis
17-15 Qui justificat impium, et qui condemnat justum
-23 Munera de sinu impius accipit ut pervertat semitas judicii
18- 3 Impius, cum in profundum venerit peccatorum, contemnit
- 5 Accipere personam impii non est bonum
-22 Qui a. tenet adulteram, stultus est et impius
19-28 Os impiorum devorat iniquitatem
20-26 Dissipat impios rex sapiens
21- 4 Lucerna impiorum peccatum
- 7 Rapinæ impiorum detrahent eos
-10 Anima impii desiderat malum
-12 Excogitat justus de domo impii Ut detrahat impios a malo
-18 Pro justo datur impius, et pro rectis iniquus
-27 Hostiæ impiorum abominabiles
-29 Vir impius procaciter obfirmat vultum s.
24-16 Cadet justus, et resurget : impii autem corruent in malum
-19 Ne contendas cum pessimis, nec æmuleris impios
-20 Lucerna impiorum extinguetur
-24 Qui dicunt impio : Justus es : maledicent eis populi
25-26 Vena corrupta, justus cadens coram impio
28- 1 Fugit impius, nemine persequente
- 4 Qui derelinquunt legem, laudant impium
-12 Regnantibus impiis ruinæ hominum
-15 Leo rugiens, et ursus esuriens, princeps impius super populum pauperem
-28 Cum surrexerint impii, abscondentur homines
29- 2 Cum impii sumpserint principatum, gemet populus
-16 In multiplicatione impiorum multiplicabuntur scelera
-27 Abominantur justi virum impium Abominantur impii eos, qui in recta sunt via
Eccle. 3-17 Justum et impium judicabit Deus
7-16 Impius multo vivit tempore in malitia sua
8- 8 Neque salvabit impietas impium
-10 Vidi impios sepultos
-13 Non sit bonum impio, nec prolongentur dies
-14 Quasi opera egerint impiorum Sunt impii, qui ita securi sunt
9- 2 Eo quod universa æque eveniant justo et impio
Sap. 1- 9 In cogitationibus e. impii interrogatio erit
-16 Impii autem manibus et verbis accersierunt
3-10 Impii autem secundum quæ cogitaverunt, correptionem habebunt
4- 3 Multigena autem impiorum multitudo non erit utilis
-16 Condemnat a. justus mortuus vivos impios
5-15 Quoniam spes impii tanquam lanugo est
10- 6 Justum a pereuntibus impiis liberavit fugientem
-19 Justi tulerunt spolia impiorum
11-10 Cum ira judicati impii tormenta paterentur
12- 9 Non quia impotens eras in bello subjicere impios justis
14- 9 Odio sunt Deo, impius et impietas ejus
16-16 Negantes enim te nosse impii, per fortitudinem brachii tui flagellati sunt
-18 Ne comburerentur quæ ad impios missa erant
19- 1 Impiis autem usque in novissimum... ira supervenit
Eccli. 6- 4 Et deducet in sortem impiorum
7-19 Vindicta carnis impii, ignis et vermis
9-17 Usque ad inferos non placebit impius
11-11 Homo laborans, et festinans, et dolens impius
12- 4 Et impiis et peccatoribus reddet vindictam
- 6 Benefac humili, et non dederis impio
- 7 Odio habet peccatores, et impiis reddet vindictam
13-30 Nequissima paupertas in ore impii
15-12 Non enim necessarii sunt ei homines impii
16- 1 Ne jucunderis in filiis impiis, si multiplicentur
- 3 Melior est e. unus timens Deum, quam mille filii impii
- 4 Utile est mori sine filiis, quam relinquere filios impios
- 5 Tribus impiorum deseretur
17-26 Non demoreris in errore impiorum, ante mortem confitere
21-30 Dum maledicit impius diabolum, maledicit ipse animam suam

Eccli. 22- 5 Ab impiis non minorabitur
-13 Luctus mortui septem dies; fatui a. et impii, omnes dies vitæ illorum
-18 Quam hominem imprudentem, et fatuum, et impium
37-13 Cum impio de pietate (*tracta*)
39-32 Impiis et peccatoribus in mala convertentur
-36 Rhomphæa vindicans in extermin. impios
40-15 Nepotes impiorum non multiplicabunt ramos
41- 8 Qui conversantur secus domos impiorum
-10 De patre impio queruntur filii
-11 Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis legem
-13 Sic impii a maledicto in perditionem
-14 Nomen autem impiorum delebitur
Isai. 3-11 Væ impio in malum: retributio e. manuum ejus fiet ei
5-23 Qui justificatis impium pro muneribus
13-11 Contra impios iniquitatem eorum
14- 5 Contrivit Dominus baculum impiorum
26-10 Misereamur impio, et non discet justitiam
48-22 Non est pax impiis, dicit Dominus
53- 9 Et dabit impios pro sepultura
55- 7 Derelinquat impius viam suam
57-20 Impii autem quasi mare fervens, quod quiescere non potest
-21 Non est pax impiis, dicit Dominus Deus
Jerem. 5-26 Inventi sunt in populo meo impii
12- 1 Quare via impiorum prosperatur
23-19 Tempestas erumpens super caput impiorum veniet
25-31 Impios tradidi gladio, dicit Dominus
30-23 Procella ruens, in capite impiorum conquiescet
Ezech. 3-18 Si dicente me ad impium: Morte morieris
Ut avertatur a via sua impia, et vivat
Ipse impius in iniquitate sua morietur
-19 Si autem tu annuntiaveris impio
Et ille non fuerit conversus ab impietate sua, et a via sua impia
5- 6 Contempsit judicia mea, ut plus esset impia quam gentes
7-21 Dabo illud.. ad diripiendum, et impiis terræ in prædam
13-22 Confortastis manus impii, ut non reverteretur
18-20 Et impietas impii erit super eum
-21 Si autem impius egerit pœnitentiam
-23 Numquid voluntatis meæ est mors impii?
-24 Abominationes, quas operari solet impius
-27 Cum averterit se impius ab impietate sua
20-38 Eligam de vobis transgressores, et impios
21- 3 Occidam in te justum et impium
- 4 Pro eo autem quod occidi in te justum et impium
-25 Tu autem profane, impie dux Israël
-29 Ut dareris super colla vulneratorum impiorum
33- 8 Si me dicente ad impium: Impie, morte morieris
Non fueris locutus ut se custodiat impius a via sua
Ipse impius in iniquitate sua morietur
- 9 Si autem annuntiante te ad impium
-11 Nolo mortem impii
Sed ut convertatur impius a via sua
-12 Et impietas impii non nocebit ei
-14 Si autem dixero impio: Morte morieris
-15 Et pignus restituerit ille impius
-19 Et cum recesserit impius ab impietate sua
Dan. 11-32 Impii in testamentum simulabunt fraudulenter
12-10 Et impie agent impii
Neque intelligent omnes impii
Mich. 6-10 Adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis
-11 Numquid justificabo stateram impiam?
Habac. 1- 4 Quia impius prævalet adversus justum
-13 Quare..taces, devorante impio justiorem se?
3-13 Percussisti caput de domo impii
Soph. 1- 3 Et ruinæ impiorum erunt
Malac. 3-18 Et videbitis quid sit inter justum et impium
4- 3 Et calcabitis impios, cum fuerint cinis
1 Mac. 3- 8 Et perdidit impios ex eis
-15 Et ascenderunt cum eo castra impiorum
6-21 Adjunxerunt se illis aliqui impii ex Israël
7- 5 Venerunt ad eum viri iniqui et impii ex Isr.
9-25 Et elegit Bacchides viros impios
-73 Exterminavit impios ex Israel
2 Mac. 1-17 Benedictus Deus, qui tradidit impios
3-11 In his quæ detulerat impius Simon
4-13 Propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium et inauditum scelus
8- 2 Misereretur templo, quod contaminabatur ab impiis

2 Mac. 8-14 Ut eriperet eos ab impio Nicanore
9- 9 Ita ut de corpore impii vermes scaturirent
10-10 Nunc a. de Eupatore Antiochi impii filio
15-33 Linguam etiam impii Nicanoris præcisam jussit particulatim avibus dari
Rom. 4- 5 In eum, qui justificat impium
5- 6 Secundum tempus pro impiis mortuus est
1 Tim. 1- 9 Et non subditis, impiis, et peccatoribus
1 Petr. 4-18 Impius et peccator ubi parebunt?
2 Petr. 2- 5 Diluvium mundo impiorum inducens
3- 7 Et perditionis impiorum hominum
Judæ. - 4 Impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam
-15 Arguere omnes impios de omnibus operibus impietatis... quæ locuti sunt contra Deum peccatores impii

IMPLANO.

Eccli. 15-12 Non dicas: Ille me implanavit
34-11 Qui implanatus est, abundabit nequitia

IMPLEO.

Gen. 9- 7 Et ingredimini super terram, et implete eam
-29 Et impleti sunt omnes dies ejus
17-25 Tredecim annos impleverat tempore circumcisionis
21-19 Et implevit utrem, deditque puero bibere
24-16 Descenderat a. ad fontem, et impleverat hydriam
26-15 Puteos... obstruxerunt, implentes humo
27- 5 Abiisset in agrum ut jussionem patris impleret
-30 Vix Isaac sermonem impleverat
29-14 Postquam impleti sunt dies mensis unius
-21 Quia jam tempus impletum est, ut ingrediar
-27 Imple hebdomadam dierum hujus copulæ
41-32 Eo quod fiat sermo Dei et velocius impleatur
42-25 Jussit ministris ut implerent eorum saccos tritico
44- 1 Imple saccos eorum frumento
50-10 Celebrantes exequias... impleverunt septem dies
Exod. 1- 7 Ac roborati nimis, impleverunt terram
2-16 Impletis canalibus adaquare cupiebant greges
5-14 Quare non impletis mensuram laterum
7-25 Impletique sunt septem dies, postquam percussit Dominus fluvium
8-21 Implebuntur domus Ægyptiorum muscis
10- 6 Implebunt domos tuas, et servorum tuorum
15- 9 Dividam spolia, implebitur anima mea
16-32 Imple gomor ex eo, et custodiatur
18-23 Si hoc feceris, implebis imperium Dei
23-26 Numerum dierum tuorum implebo
31- 3 Et implevi eum Spiritu Dei, sapientia
34-33 Impletisque sermonibus, posuit velamen
35-31 Implevitque eum Spiritu Dei, sapientia
40- 7 Labrum inter altare et tabernaculum, quod implebis aqua
-28 Labrum quoque statuit...implens illud aqua
-32 Et gloria Domini implevit illud
Levit. 12- 4 Donec impleantur dies purificationis suæ
16-12 Assumptoque thuribulo, quod de prunis altaris impleverit
19-29 Ne contaminetur terra et impleatur piaculo
25-18 Judicia custodite, et implete ea
-29 Donec unus impleatur annus
Num. 8-25 Cumque quinquagesimum annum ætatis impleverint
14-21 Implebitur gloria Domini universa terra
15- 8 Ut impleas votum vel pacificas victimas
23-19 Locutus est, et non implebit?
30- 3 Sed omne quod promisit implebit
32-12 Isti impleverunt voluntatem meam
-24 Et quod polliciti estis implete
Deut. 4- 6 Observabitis et implebitis opere
8-18 Ut impleret pactum suum, super quo juravit
11-32 Videte ergo ut impleatis cæremonias
24- 8 Juxta id quod præcepi eis, et imple sollicite
26-16 Impleas ex toto corde tuo, et ex tota anima
29- 9 Custodite ergo verba pacti hujus, et implete
31-12 Impleantque omnes sermones legis hujus
32-46 Implere universa quæ scripta sunt legis huj.
Josue. 3-15 Jordanis autem ripas alvei sui tempore messis impleverat
9-13 Utres vini novos implevimus, nunc rupti s.
23-15 Sicut ergo implevit opere quod promisit
Judic. 6-38 Expresso vellere, concham rore implevit
13-14 Et quod ei præcepi, impleat atque custodiat
17- 5 Implevitque unius filiorum suorum manum
-12 Implevitque Michas manum ejus
Ruth. 1-13 Donec crescant et annos pubertatis impleant
1 Reg. 1-23 Precorque ut impleat Dom. verbum suum
15-11 Dereliquit me, et verba mea opere non implevit

1 Reg. 15-13 Implevi verbum Domini
16- 1 Imple cornu tuum oleo, et veni
3 Reg. 2-27 Ut impleretur sermo Dom. quem locutus est
8-10 Nebula implevit domum Domini
-11 Impleverat e. gloria Domini domum Dom.
13-33 Implebat manum suam, et fiebat sacerdos
18-34 Et ait: Implete quatuor hydrias aqua
4 Reg. 4-39 Et implevit pallium suum, et reversus
12-12 Ita ut impleretur instauratio domus Domini
21-16 Donec impleret Jerusalem usque ad os
24- 4 Et implevit Jerusalem cruore innocentium
1 Par. 17-11 Cumque impleveris dies tuos ut vadas ad patres tuos
29- 5 Impleat manum suam hodie, et offerat
2 Par. 1- 9 Impleatur sermo tuus, quem pollicitus es
5-13 Ita ut... impleretur domus Dei nube
6-16 Imple servo tuo patri meo David quæcumque locutus es
7- 1 Et majestas Domini implevit domum
- 2 Eo quod implesset majestas Dom. templum
23- 8 Veniebant per ordinem sabbati, cum his qui impleverant sabbatum
24-10 Atque miserunt ita ut impleretur
29-17 In die sexta decima mensis ejusdem, quod cœperant impleverunt
-31 Implestis manus vestras Domino, accedite
-34 Adjuverunt eos, donec impleretur opus
1 Esdr. 4-22 Videte ne negligenter hoc impleatis
6-12 Statui decretum, quod studiose impleri volo
2 Esdr. 9- 8 Et implesti verba tua, quoniam justus es
Tobiæ. 7-15 Impleatque benedictionem suam in vobis
Judith. 6- 5 Si verba mea hæc putas impleri non posse
Esth. 1- 5 Cumque implerentur dies convivii
5- 8 Ut det mihi quod postulo, et meam impleat petitionem
9-16 Ut septuaginta quinque millia occisorum implerentur
13- 3 Quærente autem me... quomodo posset hoc impleri
14- 2 Cinere et stercore implevit caput
Job. 5-12 Ne possint implere manus eorum quod cœperant
8-21 Donec impleatur risu os tuum, et labia tua jubilo
9-18 Et implet me amaritudinibus
15- 2 Et implebit ardore stomachum suum
-32 Antequam dies ejus impleantur, peribit
20-11 Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ ej.
-23 Utinam impleatur venter ejus
22-18 Cum ille implesset domos eorum bonis
38-27 Ut impleret inviam et desolatam
-39 Et animam catulorum ejus implebis?
40-26 Numquid implebis sagenas pelle ejus
Psal. 19- 7 Impleat Dominus omnes petitiones tuas
37- 8 Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus
79-10 Plantasti radices ejus, et implevit terram
80-11 Dilata os tuum: et implebo illud
82-17 Imple facies eorum ignominia
103-24 Impleta est terra possessione tua
-28 Aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate
109- 6 Implebit ruinas: conquassabit capita
126- 5 Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis
128- 7 De quo non implevit manum suam qui metit
144-16 Et imples omne animal benedictione
Prov. 1-13 Implebimus domos nostras spoliis
3-10 Et implebuntur horrea tua saturitate
5-10 Ne forte impleantur extranei viribus tuis
6-30 Furatur e. ut esurientem impleat animam
20-17 Et postea implebitur os ejus calculo
27-20 Infernus et perditio nunquam implentur
Eccle. 1- 8 Non saturatur oculus visu; nec auris auditu impletur
5- 9 Avarus non implebitur pecunia
6- 7 Sed anima ejus non implebitur
9- 3 Corda filiorum hominum implentur malitia
Sap. 2- 7 Vino pretioso et unguentis nos impleamus
Eccli. 1-21 Omnem domum illius implebit a generationibus
16-30 Et implevit illam bonis suis
17- 6 Sensu implevit cor illorum: et mala et bona ostendit illis
23-12 Vir multum jurans implebitur iniquitate
24-26 Et a generationibus meis implemini
-35 Qui implet quasi Phison sapientiam
26- 2 Annos vitæ illius in pace implebit
37-27 Vir sapiens implebitur benedictionibus
47-16 Et impletus es, quasi flumen, sapientia
Isai. 8- 8 Implens latitudinem terræ tuæ, o Emmanuël
10-12 Cum impleverit Dominus cuncta opera sua
14-21 Neque implebunt faciem orbis civitatum
27- 6 Implebunt faciem orbis semine
33- 5 Implevit Sion judicio et justitia

Isai. 56-12 Sumamus vinum, et impleamur ebrietate
58-11 Et implebit splendoribus animam tuam
65-20 Et senex qui non impleat dies suos
Jerem. 13-12 Omnis laguncula implebitur vino
-13 Ecce ego implebo omnes habitatores terræ
16-18 Abominationibus suis impleverunt hæreditatem
23-24 Numquid non cœlum et terram ego impleo?
25-12 Cumque impleti fuerint septuaginta anni
29-10 Cum cœperint impleri in Babylone septuaginta anni
33- 5 Et impleant eas cadaveribus hominum
44-25 Et manibus vestris implestis, dicentes Implestis vota vestra, et opere perpetrastis
51-11 Acuite sagittas, implete pharetras
Ezech. 5-13 Cum implevero indignationem meam in eis
7-19 Et ventres eorum non implebuntur
9- 7 Et implete atria interfectis
10- 2 Et imple manum tuam prunis ignis
- 3 Et nubes implevit atrium interius
11- 6 Et implestis vias ejus interfectis
20- 8 Et implerem iram meam in eis
-21 Et implerem iram meam in eis in deserto
21-17 Implebo indignationem meam
25-15 Et implentes inimicitias veteres
26- 2 Conversa est ad me: implebor, deserta est
27- 4 Finitimi tui... impleverunt decorem tuum
-33 De mari implesti populos multos
30-11 Et implebunt terram interfectis
32- 5 Et implebo colles tuos sanie tua
- 6 Et valles implebuntur ex te
35- 8 Et implebo montes ejus occisorum suorum
43-26 Mundabunt illud: et implebunt manum ej.
44- 4 Et ecce implevit gloria Domini domum Do.
45-14 Quia decem bati implent corum
Dan. 2-10 Qui sermonem tuum, rex, possit implere
-35 Lapis autem... implevit universam terram
9-24 Et impleatur visio, et prophetia
11-14 Ut impleant visionem, et corruent
Joel. 2-24 Et implebuntur areæ frumento
Nahum. 2-12 Et implevit præda speluncas suas
Aggæi. 2- 8 Implebo domum istam gloria
Zach. 9-13 Extendi mihi Judam quasi arcum, implevi Ephraïm
1 *Mac.* 2-55 Jesus dum implevit verbum, factus est dux in Israël
3-49 Suscitaverunt Nazaræos, qui impleverant dies
2 *Mac.* 3-30 Gaudio et lætitia impletum est
11-17 Ut ea, quæ per illos significabantur, implerem
15- 5 Qui impero... negotia regis impleri
Matth. 3-15 Sic enim decet nos implere omnem justitiam
13-48 Quam, cum impleta esset, educentes
22-10 Et impletæ sunt nuptiæ discumbentium
23-32 Et vos implete mensuram patrum vestrorum
26-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ?
27- 9 Tunc impletum est quod dictum est per Jeremiam
-35 Ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem
-48 Acceptam spongiam implevit aceto
Marc. 1-15 Quoniam impletum est tempus
4-37 Fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur navis
14-49 Sed ut impleantur Scripturæ
15-28 Et impleta est Scriptura, quæ dicit
-36 Currens a. unus, et implens spongiam aceto
Luc. 1-20 Verbis meis, quæ implebuntur in tempore
-23 Factum est, ut impleti sunt dies officii ejus
-53 Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes
-57 Elisabeth a. impletum est tempus pariendi
2- 6 Cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret
-22 Et postquam impleti sunt dies purgationis
3- 5 Omnis vallis implebitur
4-21 Quia hodie impleta est hæc Scriptura
5- 7 Venerunt, et impleverunt ambas naviculas
7- 1 Cum autem implesset omnia verba sua
14-23 Compelle intrare, ut impleatur domus mea
15-16 Cupiebat implere ventrem suum de siliquis
21-22 Ut impleantur omnia quæ scripta sunt
-24 Donec impleantur tempora nationum
22-16 Donec impleatur in regno Dei
-37 Quod scriptum est, oportet impleri in me
24-44 Quoniam necesse est impleri omnia, quæ scripta sunt
Joan. 2- 7 Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas usque ad summum
3-29 Hoc ergo gaudium meum impletum est
6-12 Ut autem impleti sunt, dixit Discipulis
-13 Et impleverunt duodecim cophinos
7- 8 Quia meum tempus nondum impletum est
12- 3 Et domus impleta est ex odore unguenti
Joan. 12-38 Ut sermo Isaïæ prophetæ impleretur
15-11 Et gaudium vestrum impleatur
16- 6 Tristitia implevit cor vestrum
17-12 Et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis, ut Scriptura impleatur
-13 Ut habeant gaudium meum impletum
18- 9 Ut impleretur sermo, quem dixit
-32 Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit
19-24 Ut Scriptura impleretur, dicens: Partiti s.
-36 Facta sunt e. hæc, ut Scriptura impleretur
Act. 1-16 Viri fratres, oportet impleri Scripturam
3-10 Et impleti sunt stupore et extasi
-18 Deus a., quæ prænuntiavit... sic implevit
7-23 Cum a. impleretur ei 40 annorum tempus
9-17 Ut videas, et implearis Spiritu sancto
-23 Cum autem implerentur dies multi
13-25 Cum impleret autem Joannes cursum suum
-27 Voces prophetarum... judicantes impleverunt
14-16 Implens cibo et lætitia corda nostra
19-29 Et impleta est civitas confusione
Rom. 8- 4 Ut justificatio legis impleretur in nobis
13- 8 Qui enim diligit proximum, legem implevit
2 *Cor.* 10- 6 Cum impleta fuerit vestra obedientia
Galat. 5-14 Omnis enim lex in uno sermone impletur
Ephes. 3-19 Ut impleamini in omnem plenitudinem Dei
4-10 Ascendit super omnes cœlos, ut impleret omnia
5-18 Sed implemini Spiritu sancto
Philip. 2- 2 Implete gaudium meum, ut idem sapiatis
-30 Ut impleret id, quod ex vobis deerat
4-19 Deus autem meus impleat omne desiderium vestrum
Colos. 1- 9 Postulantes ut impleamini agnitione voluntatis ejus
-25 Ut impleam verbum Dei
4-17 Vide ministerium quod accepisti... ut illud impleas
1 *Thes.* 2-16 Ut impleant peccata sua semper
2 *Thes.* 1-11 Et impleat omnem voluntatem bonitatis
2 *Tim.* 1- 4 Desiderans te videre... ut gaudio implear
4- 5 Opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple
-17 Ut per me prædicatio impleatur
Apoc. 8- 5 Accepit Angelus thuribulum, et implevit illud de igne altaris
5- 8 Impletum est templum fumo a majestate Dei

IMPLICO.

2 *Tim.* 2- 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus
2 *Petr.* 2-20 His rursus implicati superantur

IMPLORANS.

1 *Esdr.* 10- 1 Orante Esdra, et implorante eo, et flente

IMPLUO.

Eccli. 18-29 Impluerunt proverbia et judicia

IMPŒNITENS.

Rom. 2- 5 Secundum autem duritiam tuam, et impœnitens cor, thesaurizas tibi iram

IMPOLITUS, A, UM.

Deut. 27- 6 Et de saxis informibus et impolitis
Josue. 8-31 Altare vero de lapidibus impolitis
1 *Esdr.* 5- 8 Ad domum Dei magni, quæ ædificatur lapide impolito
6- 4 Ordines de lapidibus impolitis tres

IMPOLLUTUS, A, UM.

Psal. 17-31 Deus meus, impolluta via ejus
2 *Mac.* 14-36 Conserva in æternum impollutam domum istam
Hebr. 7-26 Pontifex, sanctus, innocens, impollutus

IMPONO.

Gen. 9-23 Pallium imposuerunt humeris suis
21-14 Imposuit scapulæ ejus tradiditque puerum
22- 6 Et imposuit super Isaac filium suum
26-10 Dixitq. Abimelech: Quare imposuisti nobis?
-33 Et nomen urbi impositum est Bersabee
29-25 Quare imposuisti mihi?
31-17 Impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, abiit
Exod. 4-20 Et imposuit eos super asinum
5- 8 Imponetis super eos, nec minuetis quidquam
15-23 Unde et congruum loco nomen imposuit
21-30 Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit
29- 9 Et impones eis mitras: eruntque sacerdotes
-10 Imponentque Aaron et filii ejus manus super caput illius
40-17 Expandit tectum... imposito desuper operimento
Levit. 2-12 Super altare vero non imponentur in odorem
-15 Fundens supra oleum, et thus imponens
5-11 Non mittet in eam oleum, nec thuris aliquid imponet
6-12 Imposito holocausto, desuper adolebit adipes pacificorum
8- 7 Et desuper humerale imposuit
-13 Imposuitque mitras, ut jusserat Dominus
-18 Cum imposuissent Aaron, et filii ej. manus
16- 4 Cidarim lineam imponet capiti
Num. 5-15 Non fundet super eam oleum, nec imponet thus
-25 Imponetque illud super altare
8- 3 Et imposuit lucernas super candelabrum
11-11 Cur imposuisti pondus universi populi hujus super me?
12-11 Domine mi, ne imponas nobis hoc peccatum
23- 2 Imposuerunt simul vitulum et arietem
- 4 Imposui vitulum et arietem desuper
-14 Et impositis supra vitulo atque ariete
-30 Imposuitq. vitulos et arietes per singul. aras
27-23 Impositis capiti ejus manibus, cuncta replicavit
32-38 Imponentes vocabula urbibus, quas extruxerant
Deut. 22-17 Imponit ei nomen pessimum
26- 6 Et persecuti sunt imponentes onera gravissima
Josue. 9- 4 Saccos veteres asinis imponentes, et utres vinarios
22-23 Et pacificas victimas super eo imponeremus
Judic. 6-28 Taurum alterum impositum super altare
9-48 Impositumq. ferens humero, dixit ad socios
15- 8 Ita ut stupentes suram femori imponerent
16- 3 Impositasque humeris suis portavit ad verticem montis
19-28 Tulit eam, et imposuit asino
1 *Reg.* 6-14 Vaccasque imposuerunt super ea holocaustum Domino
17-38 Et imposuit galeam æream super caput ej.
28-12 Quare imposuisti mihi? tu es enim Saul
2 *Reg.* 6- 3 Imposuerunt arcam Dei super plaustrum
-17 Et imposuerunt eam in loco suo
12-30 Et impositum est super caput David
13-19 Impositisque manibus super caput suum
3 *Reg.* 1-33 Et imponite Salomonem filium meum super mulam meam
-38 Et imposuerunt Salomonem super mulam
-44 Et imposuerunt eum super mulam regis
7-35 Ita fabrefacta, ut luter desuper posset imponi
12- 4 Pater tuus durissim. jugum imposuit nobis De jugo gravissimo quod imposuit nobis
- 9 Levius fac jugum quod imposuit pater tuus
18-23 Faciam bovem alterum, et imponam super ligna
4 *Reg.* 5-23 Et imposuit duobus pueris suis, qui et portaverunt
9-28 Imposuerunt eum servi ejus super currum
10-16 Et impositum in curru suo
11-16 Imposueruntque ei manus, et impegerunt
18-14 Et omne, quod imposueris mihi, feram
23-33 Et imposuit mulctam terræ, centum talentis
24-17 Imposuitque nomen ei Sedeciam
1 *Par.* 13- 7 Imposueruntque arcam Dei super plaustrum novum
2 *Par.* 4- 4 Ipsum mare super duodecim boves impositum erat
10- 4 Qui nobis imposuit gravem servitutem
- 9 Subleva jugum quod imposuit nobis pater
-11 Pater meus imposuit vobis grave jugum
-14 Pater meus grave vobis imposuit jugum
23-11 Eduxerunt filium regis, et imposuerunt ei diadema
-15 Et imposuerunt cervicibus ejus manus
28-15 Imposuerunt eos jumentis, et adduxerunt Jericho
29-23 Imposueruntque manus suas super eos
1 *Esdr.* 7-24 Non habeatis potestatem imponendi super eos
2 *Esdr.* 4-17 Et portantium onera, et imponentium
Tobiæ. 1- 9 Genuitque ex ea filium, nomen suum imponens ei
Judith. 10- 3 Et imposuit mitram super caput suum
- 5 Imposuit itaque abræ suæ ascoperam vini
Esth. 6- 8 Debet indui vestibus regiis, et imponi super equum
-11 Et impositum equo præcedebat, atque clamabat
Psal. 20- 6 Gloriam et magnum decorem impones super eum
50-21 Tunc imponent super altare tuum vitulos
65-12 Imposuisti homines super capita nostra
Prov. 26-10 Qui imponit stulto silentium, iras mitigat
30-32 Si e. intellexisset, ori suo imposuisset manum

Sap. 8-12 Sermocinante me plura, manus ori suo imponent
14-21 Nomen lapidibus et lignis imposuerunt
18-21 Et finem imposuit necessitati
Eccli. 10- 5 Super faciem scribæ imponet honorem s.
11-33 Et in electis imponet maculam
Thren. 1-14 In manu ejus convolutæ sunt, et impositæ collo meo
Baruc. 5- 2 Imponet mitram capiti honoris æterni
Ezech. 7- 8 Et imponam tibi omnia scelera tua
- 9 Nec miserebor, sed vias tuas imponam tibi
36-29 Et non imponam vobis famem
Dan. 1- 7 Imposuit eis præpositus eunuchorum, nomina
Osee. 11- 7 Jugum autem imponetur eis simul
1 *Mac.* 1-10 Imposuerunt omnes sibi diademata post mortem ejus
3-47 Et cinerem imposuerunt capiti suo
4-39 Et imposuerunt cinerem super caput suum
-57 Dedicaverunt portas... et imposuerunt eis januas
11-13 Et imposuit duo diademata capiti suo
-54 Et regnavit, et imposuit sibi diadema
12-38 Munivit eam, et imposuit portas et seras
13-32 Regnavit loco ejus, et imposuit sibi diadema Asiæ
2 *Mac.* 1-21 Sacrificia, quæ imposita erant, jussit sacerdos... aspergi
Matth. 9-18 Sed veni, impone manum tuam... et vivet
19-13 Oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret
-15 Et cum imposuisset eis manus, abiit inde
21- 7 Et imposuerunt super eos vestimenta sua
22-34 Quod silentium imposuisset Sadducæis
23- 4 Et imponunt in humeros hominum
27-37 Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam
-48 Et imposuit arundini, et dabat ei bibere
Marc. 3-16 Et imposuit Simoni nomen Petrus
-17 Et imposuit eis nomina Boanerges
5-23 Veni, impone manum super eam, ut salva sit
6- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
7-32 Deprecabantur eum, ut imponat illi manum
8-23 Impositis manibus suis, interrogavit eum si quid videret
-25 Iterum imposuit manus super oculos ejus
10-16 Imponens manus sup. illos, benedicebat eos
11- 7 Et imponunt illi vestimenta sua, et sedit super eum
15-17 Et imponunt ei plectentes spineam coronam
16-18 Super ægros manus imponent, et bene habebunt
Luc. 4-40 At ille singulis manus imponens, curabat eos
10-34 Et imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum
13-13 Imposuit illi manus, et confestim erecta est
15- 5 Imponit in humeros suos gaudens
17- 2 Utilius est illi, si lapis molaris imponatur circa collum ejus
19-35 Jactantes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt Jesum
23-26 Et imposuerunt illi crucem portare post Jesum
Joan. 19- 2 Plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus
Act. 6- 6 Et orantes imposuerunt eis manus
8-17 Tunc imponebant manus super illos
-19 Ut cuicumque imposuero manus, accipiat Spiritum sanctum
9-12 Imponentem sibi manus ut visum recipiat
-17 Et imponens ei manus, dixit: Saule frater
13- 3 Imponentesque eis manus, dimiserunt illos
15-10 Imponere jugum super cervices discipulorum
-28 Nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc
16-23 Cum multas plagas eis imposuissent
19- 6 Et cum imposuisset illis manus Paulus
23-24 Ut imponentes Paulum, salvum perducerent
28- 3 Et imposuisset super ignem
- 8 Et imposuisset ei manus, salvavit eum
-10 Navigantibus imposuerunt quæ necessaria erant
1 *Tim.* 5-22 Manus cito nemini imposueris
Hebr. 9-10 Justitiis carnis usque ad tempus correctionis impositis
12- 1 Tantam habentes impositam nubem testium

IMPORTABILIS.

*Matth.*23- 4 Alligant enim onera gravia, et importabilia

IMPORTO.

2*Esdr.*10-31 Qui important venalia, et omnia ad usum, per diem sabbati ut vendant
*Ezech.*14-22 In omnibus quæ importavi super eam

IMPORTUNE.

Eccli. 32- 6 Et importune noli extolli in sapientia tua
2 *Tim.* 4- 2 Prædica verbum, insta opportune, importune

IMPORTUNUS, A.

Eccli. 22- 6 Musica in luctu importuna narratio
2 *Thes.* 3- 2 Ut liberemur ab importunis, et malis hominibus

IMPOSITIO.

Act. 8-18 Quia per impositionem manus Apostolorum daretur Spiritus sanctus
1 *Tim.* 4-14 Cum impositione manuum presbyterii
2 *Tim.* 1- 6 Per impositionem manuum mearum
Hebr. 6- 2 Impositionis quoque manuum

IMPOSSIBILIS, E.

Sap. 11-18 Non enim impossibilis erat omnipotens manus tua
16-15 Sed tuam manum effugere impossibile est
Dan. 4- 6 Omne sacramentum non est impossibile tibi
2 *Mac.* 3-12 Pro sui veneratione et sanctitate omnino impossibile esse
4- 6 Impossibile esse pacem rebus dari
14-10 Impossibile est, pacem esse negotiis
*Matth.*17-19 Et nihil impossibile erit vobis
19-26 Dixit illis: Apud homines hoc impossibile est
Marc. 10-27 Jesus ait: Apud homines impossibile est
Luc. 1-37 Non erit impossibile apud Deum omne verbum
17- 1 Impossibile est ut non veniant scandala
18-27 Quæ impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Deum
Act. 2-24 Juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo
Rom. 8- 3 Nam quod impossibile erat legi
Hebr. 6- 4 Impossibile est enim, eos qui semel sunt illuminati
-18 Quibus impossibile est mentiri Deum
10- 4 Impossibile enim est sanguine taurorum... auferri peccata
11- 6 Sine fide autem impossibile est placere Deo

IMPOTENS.

Sap. 12- 9 Non quia impotens eras in bello subjicere impios justis
17-13 Illi autem qui impotentem vere noctem

IMPRÆSENTIARUM.

Exod. 22-15 Quod si impræsentiarum dominus fuerit
L vit. 8-34 Sicut et impræsentiarum factum est
Deut. 5- 3 Sed nobiscum qui impræsentiarum sumus
2 *Par.* 18- 4 Consule, obsecro, impræsentiarum sermonem Domini

IMPRECATIO.

3 *Reg.* 8-38 Cuncta devotatio, et imprecatio, quæ acciderit omni homini

IMPRECOR.

Gen. 24-60 Imprecantes prospera sorori suæ
Levit. 16-21 Quæ imprecans capiti ejus, emittet illum
Josue. 6-25 In tempore illo, imprecatus est Josuë, dicens
2 *Par.* 23-11 Imprecatiq. sunt ei, atq. dixerunt: Vivat rex

IMPRIMOR.

*Jerem.*32-44 Et imprimetur signum, et testis adhibebitur

IMPROBITAS.

Luc. 11- 8 Propter improbitatem tamen ejus surget

IMPROBUS, A.

Eccli. 13-13 Ne improbus sis, ne impingaris
Baruc. 4-15 Gentem improbam, et alterius linguæ

IMPROPERIUM.

Tobiæ. 3- 4 In fabulam, et in improperium omnibus nationibus
- 7 Et ipsa audiret improperium ab una ex ancillis patris sui
-11 Ut ab isto improperio liberaret eam
-15 Ut de vinculo improperii hujus absolvas me
Judith. 8-24 Improperium murmurationis suæ contra Dominum protulerunt
Psal. 68-20 Tu scis improperium meum, et confusionem
-21 Improperium expectavit cor meum, et miseriam
73-22 Memor esto improperiorum tuorum
78-12 Improperium ipsorum, quod exprobraverunt tibi
Sap. 5- 3 In derisum, et in similitudinem improperii
Eccli. 6- 1 Improperium enim et contumeliam malus hæreditabit
22-27 Excepto convitio, et improperio, et superbia
23-19 Improperium patiaris, et maluisses non nasci
-20 Homo assuetus in verbis improperii
27-31 Illusio, et improperium superborum
29-30 Et improperium peregrinationis non audies
-35 Correptio domus, et improperium fœneratoris
31-42 Verba improperii non dicas illi
41-28 Ab amicis de sermonibus improperii
Baruc. 2- 4 In circuitu nostro, in improperium
3- 8 Nos dispersisti in improperium, et in maledictum
Rom. 15- 3 Improperia improperantium tibi ceciderunt super me
Hebr. 11-26 Majores divitias æstimans thesauro Ægyptiorum, improperium Christi
13-13 Extra castra, improperium ejus portantes

IMPROPERO.

Psal. 73-10 Usquequo, Deus, improperabit inimicus
-18 Inimicus improperavit Domino
Sap. 2-12 Et improperat nobis peccata legis
Eccli. 8- 6 Ne despicias... avertentem se a peccato, neque improperes ei
18-18 Stultus acriter improperabit
20-15 Exigua dabit, et multa improperabit
41-28 Et cum dederis, ne improperes
*Matth.*27-44 Qui crucifixi erant cum eo improperabant ei
Rom. 15- 3 Improperia improperantium tibi ceciderunt super me
Jacob. 1- 5 Qui dat omnibus affluenter, et non improperat

IMPROVISUS.

Sap. 7-21 Quæcumque sunt absconsa et improvisa, didici
2 *Mac.* 8- 6 Superveniens castellis et civitatibus improvisus

IMPRUDENS.

Prov. 1-22 Cupient, et imprudentes odibunt scientiam
21-20 Et imprudens homo dissipabit illud
26- 3 Camus asino, et virga in dorso imprudentium
-11 Sic imprudens, qui iterat stultitiam suam
Eccle. 7-26 Impietatem stulti, et errorem imprudentium
Eccli. 5-15 Lingua vero imprudentis subversio est ips.
16-23 Vir imprudens et errans, cogitat stulta
20- 7 Lascivus autem et imprudens non servabunt tempus
-24 Et ab imprudenti persona perdet eam
21-28 Labia imprudentium stulta narrabunt
22-18 Massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem
31- 7 Omnis imprudens deperiet in illo
-40 Imprudentis offensio, minorans virtutem
34- 1 Somnia extollunt imprudentes
40-32 In ore imprudentis condulcabitur inopia
Marc. 7-18 Sic et vos imprudentes estis?
Ephes. 5-17 Propterea nolite fieri imprudentes
1 *Petr.* 2-15 Obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam

IMPRUDENTIA.

Prov. 14- 8 Et imprudentia stultorum errans
-24 Fatuitas stultorum, imprudentia

IMPUDENS, TISSIMUS.

Isai. 33-19 Populum impudentem non videbis
56-11 Canes impudentissimi nescierunt saturitatem
Dan. 8-23 Consurget rex impudens facie

IMPUDENTER.

*Ezech.*23-12 Ad filios Assyriorum præbuit impudenter

IMPUDICE.

Thren. 5-13 Adolescentibus impudice abusi sunt

IMPUDICITIA.

Sap. 14-26 Inordinatio mœchiæ et impudicitiæ
Marc. 7-22 Dolus, impudicitiæ, oculus malus
Rom. 13-13 Non in cubilibus, et impudicitiis
2 *Cor.* 12-21 Fornicatione, et impudicitia, quam gesserunt
Galat. 5-19 Opera carnis... immunditia, impudicitia, luxuria
Ephes. 4-19 Desperantes, semetipsos tradiderunt impudicitiæ

IMPUDICUS.

Apoc. 22-15 Foris canes, et venefici, et impudici, et homicidæ

IMPUGNO.

Psal. 34- 1 Domine... expugna impugnantes me
55- 2 Tota die impugnans tribulavit me
119- 7 Cum loquebar illis, impugnabant me gratis
1 Mac. 11-41 Quia impugnabant Israel
12-13 Impugnaverunt nos reges, qui sunt in circ.
14-13 Defecit impugnans eos super terram
15-19 Ut non inferant illis mala, neque impugnent

IMPUNE.

2 Mac. 4-17 Impie agere impune non cedit
7-19 Tu autem ne existimes tibi impune futurum

IMPUNITUS.

Deut. 5-11 Quia non erit impunitus qui super re vana nomen ejus assumpserit
Prov. 17- 5 Qui ruina lætatur alterius, non erit impunitus
19- 5 Testis falsus non erit impunitus
- 9 Falsus testis non erit impunitus

IMPURITAS.

Levit. 5- 3 Juxta omnem impuritatem qua pollui solet

IMPUTO.

Levit. 25-53 Quibus ante servivit mercedibus imputatis
Num. 14-34 Annus pro die imputabitur
2 Par. 30-19 Non imputabit eis quod minus sanctificati
Job. 42- 8 Faciem ejus suscipiam, ut non vobis imputetur stultitia
Psal. 31- 2 Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum
Sap. 12-12 Aut quis tibi imputabit, si perierint nationes
Ezech. 33-16 Omnia peccata ejus quæ peccavit, non imputabuntur ei
Rom. 4- 4 Merces non imputatur secundum gratiam
- 8 Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum
5-13 Peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset
2 Tim. 4-16 Omn. me dereliquerunt: non illis imputetur
Phile. -18 Si autem aliquid nocuit tibi, aut debet; hoc mihi imputa

IMPUTRIBILE.

Isai. 40-20 Forte lignum et imputribile elegit

IN.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
- 6 Fiat firmamentum in medio aquarum
Deinceps consulto omittitur.

INACCESSIBILIS.

1 Tim. 6-16 Et lucem inhabitat inaccessibilem

INACCESSUS.

Job. 39-28 In præruptis silicibus commoratur, atque inaccessis rupibus

INÆSTIMABILIS.

Job. 36-26 Numerus annorum ejus inæstimabilis

INALTO.

Eccli. 20-30 Qui operatur terram suam, inaltabit acervum frugum
22-30 Ante ignem camini vapor, et fumus ignis inaltatur

INAMBULO.

Eccli. 38-37 Et non inhabitabunt, nec inambulabunt
2 Cor. 6-16 Et inambulabo inter eos, et ero illorum Deus

INANIS, E.

Gen. 1- 2 Terra autem erat inanis et vacua
Exod. 27- 8 Sed inane et cavum intrinsecus facies illud
2 Reg. 1-22 Gladius Saül non est reversus inanis
Psal. 2- 1 Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania?
7- 5 Decidam merito ab inimicis meis inanis
106- 9 Quia satiavit animam inanem
Eccli. 16-23 Qui minoratur corde, cogitat inania
Isai. 40-17 Et quasi nihilum et inane reputatæ sunt ei
-23 Judices terræ velut inane fecit
41-29 Ventus et inane simulacra eorum
Jerem. 51-34 Rex Babylonis: reddidit me quasi vas inane
1 Mac. 9-68 Et congressus ejus erat inanis
Luc. 1-53 Et divites dimisit inanes
20-10 Qui cæsum dimiserunt eum inanem
-11 Hunc quoque cædentes... dimiserunt inanem
Act. 4-25 Et populi meditati sunt inania?
1 Cor. 15-14 Si autem Christus non resurrexit, inanis est ergo prædicatio nostra
Inanis est et fides vestra
1 Cor. 15-58 Scientes quod labor vester non est inanis in Domino
Galat. 5-26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi, invicem provocantes
Ephes. 5- 6 Nemo vos seducat inanibus verbis
Philip. 2- 3 Nihil per contentionem, neque per inanem gloriam
Colos. 2- 8 Videte ne quis vos decipiat per philosophiam, et inanem fallaciam
1 Thes. 2- 1 Introitum nostr. ad vos, quia non inanis fuit
3- 5 Ne forte tentaverit... et inanis fiat labor
Jacob. 2-20 Vis autem scire, o homo inanis, quoniam fides sine operibus mortua est?

INANITER.

Jacob. 4- 5 An putatis quia inaniter Scriptura dicat

INAQUOSUS, A, UM.

Psal. 62- 3 In terra deserta, et invia, et inaquosa
77-17 In iram excitaverunt Excelsum in inaquoso
-40 In iram concitaverunt eum in inaquoso
105-14 Tentaverunt Deum in inaquoso
106- 4 Erraverunt in solitudine in inaquoso
Luc. 11-25 Ambulat per loca inaquosa, quærens requiem

INARGENTATUS, A.

Baruc. 6- 7 Ipsa etiam inaurata et inargentata, falsa sunt
-50 Nam cum sint lignea, inaurata, et inargentata
-56 Et lapidei, et inaurati, et inargentati
-70 Similes sunt dii illorum lignei, et inaurati, et inargentati

INAUDITUS, A, UM.

Esth. 16-13 Inauditis machinis expetivit in mortem
2 Mac. 4-13 Jasonis nefarium et inauditum scelus

INAURIS, ES.

Gen. 24-22 Protulit vir inaures aureas, appendentes siclos duos
-30 Cumque vidisset inaures et armillas in manibus sororis suæ
-47 Suspendi itaque inaures ad ornandam faciem ejus
35- 4 Et inaures quæ erant in auribus eorum
Exod. 32- 2 Tollite inaures aureas de uxorum filiorumq.
- 3 Deferens inaures ad Aaron
35-22 Viri cum mulieribus præbuerunt armillas et inaures
Judic. 8-24 Date mihi inaures ex præda vestra
Inaures enim aureas Ismaëlitæ habere consueverant
-25 Et projecerunt in eo inaures de præda
-26 Et fuit pondus postulatarum inaurium
Judith. 10- 3 Assumpsitq. dextraliola, et lilia, et inaures
Job. 42-11 Et dederunt ei unusquisque ovem unam, et inaurem auream unam
Prov. 25-12 Inauris aurea, et margaritum fulgens
Isai. 3-20 Et murenulas, et olfactoriola, et inaures
Ezech. 16-12 Et dedi inaurem super os tuum
Osee. 2-13 Et ornabatur inaure sua, et monili suo

INAURO.

Exod. 25-24 Et inaurabis eam auro purissimo
30- 5 Vectes facies de lignis setim, et inaurabis
Baruc. 6- 7 Ipsa etiam inaurata et inargentata, falsa sunt
-50 Nam cum sint lignea, inaurata, et inargentata
-56 Et lapidei, et inaurati, et inargentati
-69 Ita sunt dii... lignei, et argentei, et inaurati
-70 Lignei, et inaurati, et inargentati
Apoc. 17- 4 Circumdata purpura, et coccino, et inaurata auro

INAUXILIATARUM.

Sap. 12- 6 Et auctores parentes animarum inauxiliatarum

INCALEO *et* INCALESCO.

Exod. 16-21 Cumque incaluisset sol, liquefiebat
1 Reg. 11- 9 Cras erit vobis salus, cum incaluerit sol
-11 Et percussit Ammon usque dum incalesceret dies
Esth. 1-10 Et post nimiam potationem incaluisset mero
7- 2 Dixitque ei rex etiam secunda die, postquam vino incaluerat
Job. 6-17 Et ut incaluerit, solventur de loco suo
Ezech. 24-11 Ut incalescat, et liquefiat æs ejus

INCANESCO.

1 Reg. 12- 2 Ego autem senui, et incanui

INCANTANS.

Psal. 57- 6 Quæ non exaudiet vocem incantantium: et venefici incantantis sapienter

INCANTATIO.

Exod. 7-11 Et fecerunt etiam ipsi per incantationes Ægyptiacas
-22 Feceruntque similiter malefici Ægyptiorum incantationibus suis
8- 7 Fecerunt a. et malefici per incantationes
-18 Feceruntque similiter malefici incantationibus suis
Isai. 8-19 Qui strident in incantationibus suis
Jerem. 8-17 Serpentes regulos, quibus non est incantatio

INCANTATOR.

Deut. 18-11 Nec incantator nec qui pythones consulat
2 Par. 33- 6 Habebat secum magos, et incantatores
Eccli. 12-13 Quis miserebitur incantatori a serpente percusso?
Isai. 47- 9 Propter duritiam incantatorum tuorum vehementem
-12 Sta cum incantatoribus tuis
Dan. 5-11 Principem magorum, incantatorum

INCASSUM.

Levit. 26-20 Consumetur incassum labor vester
Deut. 32-47 Non incassum præcepta sunt vobis
Josue. 23-14 Unum non præterierit incassum

INCASTRATURA.

Exod. 26-17 In lateribus tabulæ, duæ incastraturæ fient
36-22 Binæ incastraturæ erant per singulas tabulas
-24 Ubi incastraturæ laterum in angulis terminantur

INCAUTUS

Prov. 23-28 Et quos incautos viderit, interficiet

INCEDO.

Gen. 9-23 Incedentes retrorsum, operuerunt verenda patris sui
Exod. 39-24 Quibus ornatus incedebat pontifex
Levit. 11-27 Ex cunctis animantibus quæ incedunt quadrupedia
26-13 Confregi catenas cervicum vestrarum, ut incederetis erecti
-24 Ego quoque contra vos adversus incedam
-28 Ego incedam advers. vos in furore contrario
Num. 10-34 Super eos erat per diem cum incederent
Josue. 3-17 Populus autem incedebat contra Jericho
4-13 Incedebant per plana atq. campestria urbis
6- 6 Et incedant ante arcam Domini
1 Reg. 17-39 Cœpit tentare si armatus posset incedere
Non possum sic incedere, quia non usum habeo
-41 Ibat autem Philisthæus ncedens
29- 2 Et satrapæ quidem Philisthiim incedebant in centuriis
2 Reg. 15-23 Et cunctus populus incedebat contra viam
-30 Scandens et flens, nudis pedibus incedens
16- 6 A dextro et a sinistro latere regis incedebant
4 Reg. 2-11 Cumque pergerent, et incedentes sermocinarentur
2 Par. 21-13 Sed incessisti per iter regum Israël
Esth. 6- 9 Et per plateam civitatis incedens clamet
Job. 8- 6 Si mundus et rectus incesseris
12-24 Et decipit eos ut frustra incedant per invium
24-10 Nudis et incedentibus absque vestitu
30-28 Mœrens incedebam, sine furore
31-26 Et lunam incedentem clare
41- 7 Et ne spiraculum quidem incedit per eas
Psal. 41-10 Et quare contristatus incedo?
42- 2 Quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
Prov. 30-29 Et quartum, quod incedit feliciter
Isai. 3-16 Et composito gradu incedebant
Jerem. 9- 4 Et omnis amicus fraudulenter incedet
10- 5 Portata tollentur, quia incedere non valent
41- 6 Egressus ergo... incedens et plorans ibat
Baruc. 2-18 Et incedit curva, et infirma, et oculi deficientes
Ezech. 1- 9 Non revertebantur cum incederent
19- 6 Qui incedebat inter leones, et factus est leo
20-18 In præceptis patrum vestrorum nolite incedere
2 Mac. 10-35 Et feroci animo incedentes ascendebant
Luc. 1- 6 Incedentes in omnibus mandatis et justificationibus
Hebr. 6-19 Incedentem usque ad interiora velaminis

INCENDENS.

Totus versiculus sensum hunc habet: Joakim, cujus nomen significat, Qui stare fecit solem, *et habitatores Chozeba, id est,* Viri Mendacii, *et Joas, et Saraph, quorum nomina significant:* Securus et Incendens, qui principes fuerunt in Moab, et qui, *ibi ductis uxoribus*, reversi sunt

in Lahem, *alias Bethlehem. Pagninus et Vatablus vertunt : « Et Joachim, et viri Chozebah, et Joas, et Saraph, qui dominati sunt in Moab, et reversi sunt in Jasubi Lechem. » LXX etiam nomina propria retinuerunt.*

1 Par. 4-22 Securus, et Incendens, qui principes fuerunt

INCENDIUM.

Hujus versiculi sensus est : Irritastis Dominum tribus in locis, quorum unus vocatus est Incendium, cum Deus immisit ignem in eos qui ob laborem itineris murmuraverunt, Num. 11-1 ; *alter, Tentatio, cum Hebræi tentaverunt Deum, postulantes aquam, Exod.* 47-7 ; *et tertius, Sepulcra Concupiscentiæ, ubi sepultus est populus qui desideraverat carnes, Num.* 11-34.

Deut. 9-22 In Incendio quoque, et in Tentatione, et in Sepulcris Concupiscentiæ

INCENDIUM.

Levit. 10- 6 Plangant incendium quod Dom. suscitavit
Num. 16-37 Ut tollat thuribula quæ jacent in incendio
-39 In quibus obtulerant hi quos incendium devoravit
-47 Quam jam vastabat incendium
Josue. 11-11 Ipsamque urbem peremit incendio
Judic. 1- 8 Tradentes cunctam incendio civitatem
18-27 Percusserunt eos... urbemque incendio tradiderunt
Isai. 30-14 In qua portetur igniculus de incendio
33-12 Et erunt populi quasi de incendio cinis
Amos. 4-11 Et facti estis quasi torris raptus ab incendio
Apoc. 18- 9 Cum viderint fumum incendii ejus
-18 Et clamaverunt videntes locum incendii ejus

INCENDO.

Exod. 29-25 Et incendes super altare in holocaustum
30- 7 Quando componet lucernas, incendet illud
Levit. 4-12 Incendetque ea super lignorum struem
8-21 Totumq. simul arietem incendit super altare
Num. 5-26 Pugillum sacrificii tollat... et incendat super altare
11- 3 Eo quod incensus fuisset contra eos ignis Domini
Judic. 12- 1 Igitur incendemus domum tuam
14-15 Incendemus te, et domum patris tui
1 Reg. 2-16 Incendatur primum juxta morem hodie adeps
3 Reg. 13- 2 Et ossa hominum super te incendet
2 Par. 36-19 Incenderunt hostes domum Dei
Tobiæ. 6-19 Incenso jecore piscis, fugabitur dæmonium
14- 7 Et domus Dei, quæ in ea incensa est
Judith. 16- 6 Dixit se incensurum fines meos
Ps. H. 10- 2 Dum superbit impius, incenditur pauper
73- 7 Incenderunt igni sanctuarium tuum
79-17 Incensa igni, et suffossa ab increpatione vultus tui peribunt
Eccli. 8-13 Non incendas carbones peccatorum arguens eos, et ne incendaris flamma ignis peccatorum illorum
23-23 Non desinet donec incendat ignem
28-11 Homo enim iracundus incendit litem
-13 Certamen festinatum incendit ignem
49- 8 Incenderunt electam sanctitatis civitatem
Jerem. 7-31 Ut incenderent filios suos et filias suas igni
9-10 Quoniam incensa sunt
33-18 Et incendat sacrificium, et cædat victimas
34-22 Et capient eam, et incendent igni
37- 9 Et incendent civitatem hanc igni
51-30 Incensa sunt tabernacula ejus, contriti sunt vectes ejus
-32 Et paludes incensæ sunt igni
52-13 Et incendit domum Domini, et domum regis
Dan. 3-48 Et incendit quos reperit juxta fornacem de Chaldæis
Amos. 2-48 Eo quod incenderit ossa regis Idumææ
Malac. 1-10 Qui claudat ostia, et incendat altare meum gratuito?
1 Mac. 1-58 Et in plateis incendebant thura
5- 5 Anathematizavit eos, et incendit turres eorum igni
2 Mac. 8-33 Eum qui sacras januas incenderat, id est, Callisthenem, cum in quoddam domiciium refugisset, incenderunt
Jacob. 3- 5 Quam magnam sylvam incendit!

INCENSIO.

Locus hic ab igne vocatus est Incensio; *sed a pœna gulæ vocatus est* Sepulcra Concupiscentiæ, *ut patet ex versiculo* 34 *ejusdem capitis; est enim hic unus et idem locus, uti et idem murmur; fieri potest totum locum dictum fuisse* Sepulcra Concupiscentiæ, *partem vero ejusdem loci, quæ igne conflagravit,* Incensionem *fuisse appellatam.*

Num. 11- 3 Vocavitque nomen loci illius, Incensio

INCENSUM. *Thus et thymiama.*

Sumitur aliquoties pro adipe, renibus, etc., id est, victima incensa. Aliquoties etiam pro loco ubi incendebantur thura et adeps ac renes; denique in Apoc. incensa multa *sunt orationes sanctorum.*

Exod. 29-13 Et offeres incensum super altare
-18 Et offeres totum arietem in incensum
30- 7 Et adolebit incensum super eo Aaron
40- 5 Et altare aureum in quo adoletur incensum
-25 Et adolevit super eo incensum aromatum
Levit. 4-35 Cremabit super altare in incensum Domini
6-17 Quia pars ejus in Domini offertur incensum
7- 5 Incensum est Domini pro delicto
-25 Qui offerri debet in incensum Domini
10- 1 Posuerunt ignem, et incensum desuper
16-12 Et hauriens manu compositum thymiama in incensum
21- 6 Incensum enim Domini, et panes Dei sui offerunt
23-13 Duæ decimæ similæ conspersæ oleo in incensum Domini
Num. 4-16 Et compositionis incensum, et sacrificium
7-14 Mortariolum ex decem siclis aureis plenum incenso
-20 Mortariolum aureum habens decem siclos, plenum incenso
-26 Mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso
-32 *Idem.* 38 *idem.* 44 *idem.* 50 *idem*
-56 *Idem.* 62 *idem.* 68 *idem.* 74 *idem.* 80 *idem*
-86 Mortariola aurea duodecim plena incenso
15-25 Nihilominus offerentes incensum Domino
16-17 Et ponite super ea incensum
-35 Interfecit ducentos quinquaginta viros, qui offerebant incensum
-38 Eo quod oblatum sit in eis incensum Dom.
-40 Ne quis accedat... ad offerendum incensum Domino
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum desuper
28- 2 Et incensum odoris suavissimi offerte per tempora sua
- 6 In odorem suavissimum incensi Domini
-13 Holocaustum suavissimi odoris atque incensi est Domino
-19 Offeretisque incensum holocaustum Dom.
29- 6 In odorem suavissimum incensum Domino
1 Reg. 2-28 Adoleret mihi incensum, et portaret ephod
3 Reg. 12-33 Ascendit super altare, ut adoleret incensum
22-44 Et adolebat incensum in excelsis
4 Reg. 12- 3 Et adolebat in excelsis incensum
14- 4 Et adolebat incensum in excelsis
15- 4 Et adolebat incensum in excelsis
-35 Et adolebat incensum in excelsis
16- 4 Adolebat incensum in excelsis, et in collibus
17-11 Et adolebant ibi incensum super aras
18- 4 Siquidem.. filii Israël adolebant ei incensum
23- 5 Et eos, qui adolebant incensum Baal
1 Par. 6-49 Aaron vero : et filii ejus adolebant incensum
23-13 Et adoleret incensum Domino secundum ritum suum
28-18 Altari autem, in quo adoletur incensum
2 Par. 2- 4 Ut consecrem eam ad adolendum incensum coram illo
- 6 Sed ad hoc tantum, ut adoleatur incensum coram illo
25-14 Et adorabat eos, et illis adolebat incensum
26-16 Adolere voluit incensum super altare thymiamatis
-18 Non est tui officii, Ozia, ut adoleas incensum Domino
-19 Tenens in manu thuribulum, ut adoleret incensum
28- 3 Ipse est, qui adolevit incensum in valle
29- 7 Extinxerunt lucernas, incensumque non adoleverunt
-11 Colatisque eum, et cremetis ei incensum
30-14 In quibus idolis adolebatur incensum
32-12 Et in ipso comburetis incensum?
Psal. 65-15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum
140- 2 Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo
Sap. 18-21 Per incensum deprecationem allegans, restitit iræ
Eccli. 45-20 Offerre sacrificium Deo, incensum, et bonum odorem
Isai. 1-13 Incensum abominatio est mihi
Dan. 2-46 Et incensum præcepit ut sacrificarent ei
3-38 Neque sacrificium, neque oblatio, neque incensum
Osee. 2-13 Quibus accendebat incensum, et ornabatur
1 Mac. 4-49 Altare incensorum, et mensam in templum
-50 Et incensum posuerunt super altare
2 Mac. 2- 5 Et altare incensi intulit illuc, et ostium obstruxit
10- 3 Et incensum, et lucernas, et panes propositionis posuerunt
Luc. 1- 9 Sorte exiit ut incensum poneret
-10 Multitudo populi erat orans foris hora incensi
-11 Angelus Dom., stans a dextris altaris incensi
Apoc. 8- 3 Data sunt illi incensa multa
- 4 Ascendit fumus incensorum de orationibus

INCENTOR.

2 Mac. 4- 1 Et ipse fuisset incentor malorum

INCERTUS, A, UM.

1 Reg. 23-13 Huc atque illuc vagabantur incerti
3 Reg. 22-34 Tetendit arcum, in incertum sagittam dirigens
2 Par. 18-33 Ut unus e populo sagittam in incertum jaceret
Job. 15-20 Numerus annorum incertus est tyrannidis
Psal. 50- 8 Incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi
Eccle. 9- 2 Sed omnia in futurum servantur incerta
Sap. 9-14 Et incertæ providentiæ nostræ
10- 7 Et incerto tempore fructus habentes arbores
1 Cor. 9-26 Ego igitur sic curro, non quasi in incertum
14- 8 Etenim si incertam vocem det tuba
1 Tim. 6-17 Neque sperare in incerto divitiarum

INCESSABILIS.

2 Petr. 2-14 Oculos habentes plenos adulterii, et incessabilis delicti

INCESSUS.

4 Reg. 9-20 Est autem incessus quasi incessus Jehu filii Namsi, præceps enim graditur
Eccli. 45-11 Dare sonitum in incessu suo
1 Mac. 6-41 Et incessu turbæ, et collisione armorum

INCESTUS.

Levit. 18-17 Quia caro illius sunt, et talis coïtus incestus est

INCHOATIO

Hebr. 6- 1 Quapropter intermittentes inchoationis Christi sermonem

INCHOO.

Eccli. 36-26 Qui possidet mulierem bonam, inchoat possessionem
2 Mac. 1-23 Jonatha inchoante, cæteris autem respondentibus

INCIDO, *id est, Cædo.*

Exod. 39- 3 Inciditque bracteas aureas, et extenuavit in fila
Levit. 19-28 Super mortuo non incidetis carnem vestram
Deut. 14- 1 Non vos incidetis, nec facietis calvitium
3 Reg. 18-28 Et incidebant se juxta ritum suum
Judith. 2-17 Omnesque arbores et vineas fecit incidi
7- 6 Et incidi præcepit aquæductum illorum
13-27 Ipse caput omnium incredulorum incidit
Eccli. 24-21 Et quasi Libanus non incisus vaporavi
Jerem. 16- 6 Et non se incident, neque calvitium fiet

INCIDO, *id est, Cado.*

Judic. 15-18 Incidamque in manus incircumcisorum
1 Reg. 27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül
2 Reg. 24-14 Sed melius est ut incidam in manus Domini
1 Par. 21-13 Melius mihi est, ut incidam in manus Dom.
Tobiæ. 2-11 Calida stercora inciderent super oculos ejus
Psal. 7-16 Et incidit in foveam, quam fecit
56- 7 Foderunt... foveam : et inciderunt in eam
Prov. 6- 3 Quia incidisti in manum proximi tui
17-16 Et qui evitat discere, incidet in mala
-20 Et qui vertit linguam, incidet in malum
22-14 Cui iratus est Dominus, incidet in eam
26-27 Qui fodit foveam, incidet in eam
Eccle. 10- 8 Qui fodit foveam, incidet in eam
Sap. 16-11 Ne in altam incidentes oblivionem
Eccli. 2-22 Incidemus in manus Domini, et non in manus hominum
8- 1 Ne forte incidas in manus illius
9- 3 Ne forte incidas in laqueos illius
23- 3 Et incidam in conspectu adversariorum
27-29 Et qui foveam fodit, incidet in eam
28-27 Qui relinquunt Deum, incident in illam

Eccli. 29-26 Peccator.. incidet in promissionem nequam
Et qui conatur multa agere, incidet in judicium
-27 Et attende tibi ne incidas
38-15 Qui fecit eum, incidet in manus medici
Baruc. 6-54 Etenim cum inciderit ignis in domum
Dan. 13-23 Incidere in manus vestras, quam peccare
1 Mac. 4-45 Et incidit illis consilium bonum ut destruerent illud
6- 8 Et incidit in languorem præ tristitia
2 Mac. 10- 4 Ne amplius talibus malis inciderent
12-24 Ipse vero Timotheus incidit in partes Dosithei
Luc. 10-30 Descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones
-36 Quis... videtur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latrones?
Act. 27-17 Timentes ne in Syrtim inciderent
-29 Timentes a. ne in aspera loca incideremus
-41 Et cum incidissemus in locum dithalassum
1 Tim. 3- 6 Ne in superbiam elatus, in judicium incidat diaboli
- 7 Ut non in opprobrium incidat
6- 9 Incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli
Hebr. 4-11 Ne in idipsum quis incidat incredulitatis exemplum
10-31 Horrendum est incidere in manus Dei
Jacob. 1- 2 Cum in tentationes varias incideritis

INCIPIO.

Gen. 44-12 Incipiens a majore usque ad minimum
Levit. 27-17 Si statim ab anno incipientis jubilei
Num. 34- 3 Pars Meridiana incipiet a solitudine Sin
- 6 Plaga autem Occidentalis a mari Magno incipiet
- 7 A mari Magno termini incipient
Deut. 2-24 Et terram ejus incipe possidere
-25 Hodie incipiam mittere terrorem atque formidinem
-31 Dixitque Dominus... Incipe possidere eam
Josue. 3- 7 Hodie incipiam exaltare te coram omni Isr.
Judic. 7-19 Incipientibus vigiliis noctis mediæ
13- 5 Et ipse incipiet liberare Israel de manu Philisthinorum
1 Reg. 3-12 Incipiam, et complebo
2 Reg. 7-29 Incipe ergo, et benedic domui servi tui
21- 9 Et ceciderunt... incipiente messione hordei
3 Reg. 20-14 Et ait : Quis incipiet præliari ?
Judith. 16- 2 Incipite Domino in tympanis
Psal. 64- 1 Populo transmigrationis, cum inciperent exire
Cant. 1- 6 Ne vagari incipiam post greges sodalium t.
Sap. 14- 1 Et per feros fluctus iter facere incipiens
18- 4 Per quos incipiebat incorruptum legis lumen sæculo dari
Eccli. 18- 6 Cum consummaverit homo, tunc incipiet
38-16 Et quasi dira passus incipe plorare
Jerem. 25-29 Ego incipiam affligere... dicit Dominus
Ezech. 9- 6 Et a sanctuario meo incipite
39-14 Post menses autem septem quærere incipient
2 Mac. 2-33 Hinc ergo narrationem incipiemus
7-18 Et is, mori incipiens, sic ait : Noli frustra errare
12-37 Incipiens voce patria, et cum hymnis clamorem extollens
Matth. 20- 8 Incipiens a novissimis usque ad primos
Marc. 13- 4 Quando hæc omnia incipient consummari
Luc. 3-23 Et ipse Jesus erat incipiens quasi annorum triginta
13-25 Incipietis foris stare, et pulsare ostium
-26 Tunc incipietis dicere : Manducavimus coram te
14- 9 Et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere
-29 Omnes qui vident, incipiant illudere ei
21- 7 Et quod signum cum fieri incipient ?
-28 His autem fieri incipientibus, respicite
23- 5 Incipiens a Galilæa usque huc
-30 Tunc incipient dicere montibus : Cadite
24-27 Et incipiens a Moyse, et omnibus prophetis
-47 In om. gentes, incipientibus ab Jerosolyma
Joan. 4-47 Incipiebat enim mori
8- 9 Incipientes a senioribus : et remansit solus
Act. 1-22 Incipiens a baptismate Joannis usque
3- 3 Incipientes introire in templum, rogabat
8-35 Et incipiens a Scriptura ista, evangelizavit
10-37 Incipiens e. a Galilæa, post baptismum
11- 4 Incipiens autem Petrus exponebat illis
18-14 Incipiente autem Paulo aperire os
19-27 Sed et destrui incipiet majestas ejus
23-27 Et incipientem interfici ab eis
27- 2 Incipientes navigare circa Asiæ loca
-10 Cum injuria et multo damno.. sed etiam animarum nostrarum, incipit esse navigatio
Act. 27-30 Quasi inciperent a prora anchoras extendere
-33 Et cum lux inciperet fieri, rogabat Paulus
2 Cor. 3- 1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare?
Jacob. 2-12 Sicut per legem libertatis incipientes judicari
1 Petr. 4-17 Quoniam tempus est ut incipiat judicium
2 Petr. 1-12 Propter quod incipiam vos semper commonere de his
Apoc. 3-16 Quia tepidus es... incipiam te evomere ex ore meo

INCIRCUMCISUS, A, UM.

Gen. 34-14 Non possumus... dare sororem nostram homini incircumciso
Exod. 6-12 Præsertim cum incircumcisus sim labiis
-30 En incircumcisus labiis sum, quomodo audiet
Levit. 26-41 Donec erubescat incircumcisa mens eorum
Josue. 5- 6 Per quadraginta annos... incircumcisus fuit
Judic. 14- 3 Vis accipere uxorem de Philisthiim, qui incircumcisi sunt ?
15-18 Incidamque in manus incircumcisorum
1 Reg. 14- 6 Veni, transeamus ad stationem incircumcisorum horum
17-26 Quis enim est hic Philisthæus incircumcisus
-36 Erit igitur et Philisthæus hic incircumcisus
Quis est iste Philisthæus incircumcisus?
31- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti
2 Reg. 1-20 Ne exultent filiæ incircumcisorum
1 Par. 10- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti
Esth. 14-15 Et detester cubile incircumcisorum
Isai. 52- 1 Non adjiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus et immundus
Jerem. 6-10 Ecce incircumcisæ aures eorum
9-26 Omnis a. domus Isr. incircumcisi sunt corde
Ezech. 28-10 Morte incircumcisorum morieris
31-18 In medio incircumcisorum dormies
32-19 Descende, et dormi cum incircumcisis
-21 Et dormierunt incircumcisi, interfecti gladio
-24 Qui descenderunt incircumcisi ad terram ultimam
-25 Omnes hi incircumcisi, interfectique gladio
-26 Omnes hi incircumcisi, interfectique et cadentes gladio
-27 Non dormient cum fortibus, cadentibusque et incircumcisis
-28 In medio incircumcisorum contereris
-29 Qui cum incircumcisis dormierunt
-30 Qui dormierunt incircumcisi cum interfectis
-32 Dormivit in medio incircumcisorum
44- 7 Eo quod inducitis filios alienos incircumcisos corde, et incircumcisos carne
- 9 Omnis alienigena incircumcisus corde, et incircumcisus carne, non ingredietur sanctuarium meum
1 Mac. 1-51 Relinquere filios suos incircumcisos
2-46 Circumciderunt pueros incircumcisos
Act. 7-51 Et incircumcisis cordibus et auribus

INCISURÆ.

Levit. 21- 5 Neque in carnibus suis facient incisuras

INCITO.

1 Reg. 26-19 Si Dominus incitat te adversum me
Psal. 73-18 Et populus insipiens incitavit nomen tuum
Eccli. 47-22 Et incitari stultitiam tuam
Jerem. 43- 3 Baruch filius Neriæ incitat te adversum nos
Act. 17-16 Incitabatur spiritus ejus in ipso

INCLAMO.

3 Reg. 13- 4 Quem inclamaverat contra altare in Bethel
Dan. 6-20 Danielem voce lacrymabili inclamavit

INCLAREO.

Exod. 19-16 Advenerat tertius dies, et mane inclaruerat

INCLINO.

Gen. 24-14 Cui ego dixero : Inclina hydriam tuam ut bibam
-26 Inclinavit se homo, et adoravit Dominum
-63 Egressus fuerat... inclinata jam die
Num. 21-15 Scopuli torrentium inclinati sunt
Josue. 15- 9 Inclinaturq. in Baala, quæ est Cariathiarim
-11 Inclinaturq. Sechrona, et transit montem
18-14 Et inclinatur circuiens contra mare
24-23 Et inclinate corda vestra ad Dominum
Judic. 9- 3 Et inclinaverunt cor eorum post Abimelech
1 Reg. 24- 9 Et inclinans se David pronus in terram
28-14 Et inclinavit se super faciem suam in terra
2 Reg. 19-14 Et inclinavit cor omnium virorum Juda
22-10 Inclinavit cœlos, et descendit
3 Reg. 1-16 Inclinavit se Bethsabee, et adoravit regem
8-58 Sed inclinet corda nostra ad se
4 Reg. 9-32 Inclinaverunt se ad eum duo vel tres eunuchi
19-16 Inclina aurem tuam, et audi
1 Par. 13- 9 Bos quippe lasciviens paululum inclinaverat eam
29-20 Inclinaverunt se, et adoraverunt Deum
1 Esdr. 7-28 In me inclinavit misericordiam suam
9- 9 Sed inclinavit super nos misericordiam suam
Judith. 15- 2 Sed inclinato capite, relictis omnibus, evadere festinabant
Job. 22-29 Et qui inclinaverit oculos, ipse salvabitur
36-18 Nec multitudo donorum inclinet te
Ps. H. 10-10 Humiliabit eum, inclinabit se, et cadet
16- 6 Inclina aurem tuam mihi, et exaudi
17-10 Inclinavit cœlos, et descendit
30- 3 Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me
44-11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam
45- 7 Conturbatæ sunt gentes, et inclinata sunt regna
48- 5 Inclinabo in parabolam aurem meam
61- 4 Tanquam parieti inclinato et maceriæ depulsæ
70- 2 Inclina ad me aurem tuam, et salva me
74- 9 Et inclinavit ex hoc in hoc
77- 1 Inclinate aurem vestram in verba oris mei
85- 1 Inclina, Domine, aurem tuam, et exaudi me
87- 3 Inclina aurem tuam ad precem meam
101- 3 In quac. die tribulor, inclina ad me aurem
103- 5 Non inclinabitur in sæculum sæculi
114- 2 Quia inclinavit aurem suam mihi
118-36 Inclina cor meum in testimonia tua
-112 Inclinavi cor meum ad faciendas justific.
143- 5 Domine, inclina cœlos tuos, et descende
Prov. 2- 2 Inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam
- 3 Et inclinaveris cor tuum prudentiæ
-18 Inclinata est enim ad mortem domus ejus
4-20 Et ad eloquia mea inclina aurem tuam
5- 1 Et prudentiæ meæ inclina aurem tuam
-13 Et magistris non inclinavi aurem meam
21- 1 Quocumque voluerit, inclinabit illud
22-17 Inclina aurem tuam, et audi verba sap.
Cant. 2-17 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
4- 6 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
Eccli. 2- 2 Inclina aurem tuam, et suscipe verba
6-34 Si inclinaveris aurem tuam, excipies doctrinam
19-24 Et est qui inclinat faciem suam, et fingit se non videre
33-27 Et servum inclinant operationes assiduæ
47-21 Et inclinasti femora tua mulieribus
51-21 Inclinavi modice aurem meam, et excepi
Isai. 14-16 Qui te viderint, ad te inclinabuntur
17- 7 In die illa inclinabitur homo ad factorem
- 8 Et non inclinabitur ad altaria, quæ fecerunt
31- 3 Et Dominus inclinabit manum suam
37-17 Inclina, Domine, aurem tuam, et audi
55- 3 Inclinate aurem vestram, et venite ad me
Jerem. 7-24 Non audierunt, nec inclinaverunt aurem
-26 Non audierunt me, nec inclinaverunt aurem
11- 8 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
17-23 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
25- 4 Neque inclinastis aures vestras ut audiretis
34-14 Non audierunt... nec inclinaverunt aurem
35-15 Non inclinastis aurem vestram, neque audistis me
44- 5 Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem
Baruc. 2-16 Inclina aurem tuam, et exaudi nos
-21 Sic dicit Dom. : Inclinate humerum vestrum
Dan. 9-18 Inclina, Deus meus, aurem tuam, et audi
2 Mac. 7-25 Ad hæc cum adolescens nequaquam inclinaretur
-27 Itaque inclinata ad illum, irridens crudelem
14-24 Et erat viro inclinatus
Luc. 13-11 Et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere
24-29 Advesperascit, et inclinata est jam dies
Joan. 8- 6 Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat
- 8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra
19-30 Et inclinato capite tradidit spiritum
20- 5 Cum se inclinasset, vidit posita linteamina
-11 Dum ergo fleret, inclinavit se, et prospexit

INCLUDO.

Gen. 7-16 Et inclusit eum Dominus deforis
Exod. 28-11 Sculpes eos... inclusos auro atque circumdatos
-20 Inclusi auro erunt per ordines suos
39- 6 Paravit et duos lapides onychinos, astrictos et inclusos auro
-13 Circumdati et inclusi auro per ordines suos
Levit. 13-33 Et includetur septem diebus aliis
Job. 12-14 Si incluserit hominem, nullus est qui aperiat
Sap. 17- 2 Inclusi sub tectis, fugitivi perpetuæ prov.
18- 4 Qui inclusos custodiebant filios suos

Ezech. 3-24 Ingredere, et includere in medio domus tuæ
1 Mac. 5-47 Et incluserunt se qui erant in civitate
Luc. 3-20 Adjecit et hoc super omnia, et inclusit Joannem in carcere
Act. 26-10 Multos sanctorum ego in carceribus inclusi

INCLUSOR.

Jerem. 24- 1 Postquam transtulit... et fabrum, et inclusorem, de Jerusalem
29- 2 Et faber, et inclusor de Jerusalem

INCLYTUS. *Subst. et adject.*

Gen. 31- 1 De illius facultate ditatus, factus est inclytus
34-19 Et ipse erat inclytus in omni domo patris sui
Deut. 4- 8 Quæ est enim alia gens sic inclyta, ut habeat
2 Reg. 1-19 Inclyti, Israel, super montes tuos interfecti sunt
1 Par. 4- 9 Fuit autem Jabes inclytus præ fratribus suis
11-21 Et inter tres secundos inclytus, et princeps
29-13 Et laudamus nomen tuum inclytum
2 Par. 2- 9 Domus enim, quam cupio ædificare, magna est nimis, et inclyta
18- 1 Fuit ergo Josaphat dives et inclytus multum
32-27 Fuit a. Ezechias dives, et inclytus valde
Esth. 1- 3 Fortissimis Persarum, et Medorum inclytis
11-11 Humiles exaltati sunt, et devoraverunt inclytos
Prov. 4- 9 Et corona inclyta proteget te
Isai. 13-19 Inclyta superbia Chaldæorum
23- 8 Institores ejus inclyti terræ
- 9 Ad ignominiam deduceret universos inclytos terræ
62- 2 Videbunt... cuncti reges inclytum tuum
Jerem. 13-20 Ubi est grex, qui datus est tibi, pecus inclytum tuum?
22-18 Væ, domine, et væ, inclyte
51-41 Et comprehensa est inclyta universæ terræ
Thren. 2- 1 Projecit de cœlo in terram inclytam Israël
4- 2 Filii Sion inclyti, et amicti auro primo
Ezech. 25- 9 Aperiam... de civitatibus... inclytas terræ
26-17 Quomodo periisti... urbs inclyta, quæ fuisti fortis
31-18 Cui assimilatus es, o inclyte atque sublimis
Dan. 11-16 Et stabit in terra inclyta, et consumetur
-45 Super montem inclytum et sanctum
Nahum. 3-10 Et super inclytos ejus miserunt sortem

INCOENATUS.

Dan. 6-18 Abiit rex... et dormivit incœnatus

INCOGNITUS.

Gen. 24-16 Virgoque pulcherrima, et incognita viro

INCOINQUINATUS, A, UM.

Sap. 3-13 Incoinquinata, quæ nescivit thorum in delicto
4- 2 Triumphat incoinquinatorum certaminum præmium vincens
7-22 Mobilis, incoinquinatus, certus, suavis
8-20 Veni ad corpus incoinquinatum

INCOLA.

Psal. 104-12 Cum essent numero brevi, paucissimi et incolæ ejus
118-19 Incola ego sum in terra
119- 6 Multum incola fuit anima mea
Act. 13-17 Plebem exaltavit, cum essent incolæ in terra Ægypti

INCOLATUS.

Psal. 119- 5 Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus
Sap. 19-10 Quæ in incolatu illorum facta fuerant
Ezech. 20-38 Et de terra incolatus eorum educam eos
1 Petr. 1-17 In timore incolatus vestri tempore conversamini

INCOLO.

Jerem. 49-18 Et non incolet eam filius hominis
-33 Nec incolet eam filius hominis
50-40 Et non incolet eam filius hominis

INCOLUMIS.

Tobiæ. 6-21 Ut filii ex vobis procreentur incolumes
8-15 Reperit eos salvos et incolumes
10-11 Angelus Dom... perducatque vos incolumes
14-15 Invenitque eos incolumes in senectute bona
2 Mac. 10-30 Circumseptum incolumem conservabant

INCOMMUNICABILIS.

Sap. 14-21 Incommunicabile nomen lapidibus et lignis imposuerunt

INCOMPARABILIS.

Judith. 10- 4 Ut incomparabili decore omnium oculis appareret
Judith. 14-18 Et factus est clamor incomparabilis

INCOMPOSITUS.

Rom. 1-31 Insipientes, incompositos, sine affectione

INCOMPREHENSIBILIS.

Job. 9-10 Qui facit magna, et incomprehensibilia
Jerem. 32-19 Magnus consilio, et incomprehensibilis cogitatu
Rom. 11-33 Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus!

INCONFUSIBILIS.

2 Tim. 2-15 Exhibere Deo, operarium inconfusibilem

INCONSIDERATUS.

Prov. 13- 3 Qui autem inconsideratus est ad loquendum

INCONSTANS.

Jacob. 1- 8 Vir duplex animo, inconstans est in omnibus

INCONSTANTIA.

Sap. 4-12 Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia
14-26 Nuptiarum inconstantia, inordinatio mœchiæ
Jacob. 3-16 Ibi inconstantia et omne opus pravum

INCONSUMMATIO.

Sap. 3-16 Filii autem adulterorum in inconsummatione erunt

INCONSUMMATUS.

Sap. 4- 5 Confringentur enim rami inconsummati

INCONSUTILIS.

Inconsutilis erat tunica Jesu Christi, id est, non erat ex pluribus partibus consuta, ac proinde nec dissui poterat. Desuper contexta per totum. *A summo, vel a summa parte uno continuo textu facta usque ad imam partem. Putatur hoc opus fuisse Deiparæ Virginis, id quod Euthymius ut e Patrum traditione acceptum refert, eoque magis probabile est, quod* 3 *Esdr.* 4-17 *de mulieribus legatur:* Ipsæ faciunt stolas omnium hominum.

Joan. 19-23 Erat a. tunica inconsutilis, desuper contexta

INCONTAMINATUS, A.

2 Mac. 15-34 Benedictus, qui locum suum incontaminatum servavit
2 Cor. 7-11 In omnibus exhibuistis vos, incontaminatos esse negotio
1 Petr. 1- 4 Incontaminatam, et immarcessibilem
-19 Sanguine quasi Agni immaculati Christi, et incontaminati

INCONTINENS.

2 Tim. 3- 3 Criminatores, incontinentes, immites

INCONTINENTIA.

1 Cor. 7- 5 Ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram

INCONVENIENS.

Sap. 18-10 Resonabat a. inconveniens inimicorum vox

INCORRUPTELA.

1 Cor. 15-50 Neque corruptio incorruptelam possidebit

INCORRUPTIBILIS.

Rom. 1-23 Mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei
1 Petr. 1- 4 In hæreditatem incorruptibilem
-23 Sed incorruptibili per verbum Dei vivi

INCORRUPTIBILITAS.

1 Petr. 3- 4 In incorruptibilitate quieti et modesti spiritus

INCORRUPTIO.

Sap. 6-19 Consummatio incorruptionis est
-20 Incorruptio autem facit esse proximum Deo
Rom. 2- 7 Et incorruptionem quærunt, vitam æternam
1 Cor. 15-42 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione
-53 Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem
Ephes. 6-24 Diligunt... Jes. Christum in incorruptione
2 Tim. 1-10 Illuminavit autem vitam et incorruptionem per Evangelium

INCORRUPTUS, A, UM.

Sap. 18- 4 Per quos incipiebat incorruptum legis lumen sæculo dari
1 Cor. 9-25 Nos a. incorruptam (*accipiamus coronam*)
15-52 Et mortui resurgent incorrupti

INCRASSATUS, A, UM.

Deut. 32-15 Incrassatus est dilectus, et recalcitravit
Incrassatus, impinguatus, dilatatus
Isai. 34- 6 Gladius Domini... incrassatus est adipe
Jerem. 5-28 Incrassati sunt et impinguati
Habac. 1-16 Quia in ipsis incrassata est pars ejus
Matth. 13-15 Incrassatum est enim cor populi hujus
Act. 28-27 Incrassatum est enim cor populi hujus

INCREBRESCO.

Judic. 11-39 Exinde mos increbuit in Israël

INCREDIBILIS, E.

Judic. 20- 5 Uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes
Esth. 2-15 Erat enim... et incredibili pulchritudine
Sap. 10- 7 Incredibilis animæ memoria stans figmentum salis
Eccli. 1-36 Ne sis incredibilis timori Domini
2-18 Qui timent Dominum non erunt incredibiles
16- 7 In gente incredibili exardescet ira
-29 Non sis incredibilis verbo illius
23-33 Primo enim in lege Altissimi incredibilis fuit
41- 4 Et incredibili, qui perdit patientiam
Baruc. 1-19 Eramus incredibiles ad Dominum Deum
Act. 26- 8 Quid incredibile judicatur apud vos?
Tit. 1-16 Cum sint abominati, et incredibiles

INCREDULITAS.

Matth. 13-58 Non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum
17-19 Dixit illis Jesus: Propter incredulitatem
Marc. 6- 6 Et mirabatur propter incredulitatem eorum
9-23 Credo, Domine, adjuva incredulitatem m.
16-14 Et exprobravit incredulitatem eorum
Rom. 3- 3 Numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit?
11-20 Bene, propter incredulitatem fracti sunt
-23 Si non permanserint in incredulitate
-30 Consecuti estis propter incredulitatem illor.
-32 Conclusit enim Deus omnia in incredulitate
Colos. 3- 6 Venit ira Dei super filios incredulitatis
1 Tim. 1-13 Consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate
Hebr. 3-12 Ne forte sit in aliquo vestrum cor malum incredulitatis
-19 Non potuerunt introire propter incredulitatem
4- 6 Non introierunt propter incredulitatem
-11 Ut ne in idipsum quis incidat incredulitatis exemplum

INCREDULUS, A, UM.

Num. 20-10 Dixitque eis: Audite, rebelles et increduli
-24 Eo quod incredulus fuerit ori meo
Deut. 1-26 Sed increduli ad sermonem Do. Dei nostri
Judith. 13-27 Ipse caput omnium incredulorum incidit
Isai. 21- 2 Qui incredulus est, infideliter agit
65- 2 Ad populum incredulum, qui graditur in via non bona
Jerem. 5-23 Factum est cor incredulum, et exasperans
Ezech. 2- 6 Quon. increduli et subversores sunt tecum
Habac. 2- 4 Ecce qui incredulus est, non erit recta anima ejus
Matth. 17-16 Ait: O generatio incredula, et perversa
Marc. 9-18 Generatio incredula, quandiu apud vos ero?
Luc. 1-17 Et incredulos ad prudentiam justorum
Joan. 3-36 Qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam
20-27 Et noli esse incredulus, sed fidelis
Act. 14- 2 Qui vero increduli fuerunt Judæi
26-19 Non fui incredulus cœlesti visioni
Tit. 3- 3 Increduli, errantes, servientes desideriis
Hebr. 3-18 Nisi illis, qui increduli fuerunt
11-31 Fide Rahab meretrix non periit cum incredulis
1 Petr. 3-20 Qui increduli fuerant aliquando
Apoc. 21- 8 Timidis autem, et incredulis, et execratis

INCREMENTUM.

Num. 32-14 Incrementa, et alumni hominum peccatorum
Isai. 23- 4 Nec ad incrementum perduxi virgines
2 Mac. 4-13 Non initium, sed incrementum quoddam
1 Cor. 3- 6 Sed Deus incrementum dedit
- 7 Sed, qui incrementum dat, Deus
2 Cor. 9-10 Augebit incrementa frugum justitiæ vestræ

INCREPATIO.

Deut. 28-20 Et increpationem in omnia opera tua
2 Reg. 22-16 Ab increpatione Domini, ab inspiratione spiritus furoris ejus
4 Reg. 19- 3 Dies tribulationis, et increpationis
Job. 5-17 Increpationem ergo Domini ne reprobes

Job. 23- 4 Et os meum replebo increpationibus
Psal. 17-16 Ab increpatione tua, Domine
38-12 A fortitudine manus tuæ ego defeci in increpationibus
75- 7 Ab increpatione tua, Deus Jacob
79-17 Suffossa ab increpatione vultus tui peribunt
103- 7 Ab increpatione tua fugient
149- 7 Increpationes in populis
Prov. 1-25 Et increpationes meas neglexistis
5-12 Et increpationibus non acquievit cor meum
6-23 Et via vitæ increpatio disciplinæ
10-17 Qui autem increpationes relinquit, errat
12- 1 Qui autem odit increpationes, insipiens est
13- 8 Qui autem pauper est, increpationem non sustinet
15- 5 Qui a. custodit increpationes, astutior fiet
-10 Qui increpationes odit, morietur
-31 Auris, quæ audit increpationes vitæ
-32 Qui autem acquiescit increpationibus, possessor est cordis
Sap. 12-26 Qui... increpationibus non sunt correcti
Isai. 50- 2 Ecce in increpatione mea desertum faciam mare
51-20 Pleni indignatione Dom., increpatione Dei
66-15 Et increpationem suam in flamma ignis
Ezech. 5-15 In indignatione, et in increpationibus iræ
2 Mac. 7-33 Et si nobis propter increpationem et correptionem

INCREPO.

Gen. 21-25 Et increpavit Abimelech propter puteum
37-10 Increpavit eum pater suus, et dixit
Num. 10- 3 Cumque increpueris tubis, congregabitur
- 5 Atque concisus clangor increpuerit
Josue. 6- 5 Et in auribus vestris increpuerit
-20 Postquam in aures multitudinis vox sonitusque increpuit
1 Par. 16-21 Sed increpavit pro eis reges
2 Esdr. 5- 7 Et increpavi optimates et magistratus
Tobiæ. 2-17 Tobias vero increpabat eos, dicens
3- 9 Ergo cum pro culpa sua increparet puellam
Job. 6-26 Ad increpandum tantum eloquia concinnatis
33-19 Increpat quoque per dolorem in lectulo
Psal. 9- 6 Increpasti gentes, et periit impius
15- 7 Usque ad noctem increpuerunt me renes
67-31 Increpa feras arundinis, congregatio taurorum
105- 9 Et increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est
118-21 Increpasti superbos: maledicti qui declinant
140- 5 Corripiet me justus in misericordia, et increpabit me
Isai. 17-13 Et increpabit eum, et fugiet procul
50- 6 Faciem meam non averti ab increpantibus
54- 9 Sic juravi ut non irascar tibi, et non increpem te
Jerem. 2-19 Arguet te malitia tua, et aversio tua increpabit te
29-27 Et nunc quare non increpasti Jeremiam?
Nahum. 1- 4 Increpans mare, et exsiccans illud
Zach. 3- 2 Dixit Dominus ad Satan: Increpet Dominus in te, Satan: et increpet Dominus in te, qui elegit Jerusalem
Malac. 3-11 Et increpabo pro vobis devorantem
Matth. 16-22 Cœpit increpare illum, dicens: Absit a te
17-17 Et increpavit illum Jesus, et exiit
19-13 Discipuli autem increpabant eos
20-31 Turba autem increpabat eos ut tacerent
Marc. 8-32 Apprehendens eum Petrus, cœpit increpare
Luc. 4-35 Et increpavit illum Jesus, dicens
-41 Et increpans non sinebat ea loqui
8-24 At ille surgens, increpavit ventum
9-21 At ille increpans illos, præcepit ne cui dicerent hoc
-43 Et increpavit Jesus spiritum immundum
-55 Et conversus increpavit illos, dicens
17- 3 Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum
18-15 Quod cum viderent Discipuli, increpabant
-39 Et qui præibant, increpabant eum ut taceret
19-39 Dixerunt ad illum: Magister, increpa Discipulos tuos
23-40 Respondens autem alter increpabat eum
1 Tim. 5- 1 Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem
2 Tim. 4- 2 Increpa in omni patientia et doctrina
Tit. 1-13 Quam ob causam increpa illos dure

INCRESCO.

Gen. 19-13 Eo quod increverit clamor eorum
Num. 16-42 Cumque oriretur seditio, et tumultus incresceret
Judic. 19- 8 Assumptis viribus, donec increscat dies, postea proficiscaris
1 Reg. 25-10 Hodie increverunt servi qui fugiunt domin.
Marc. 4-27 Et semen germinet, et increscat dum nescit ille

INCUBO.

Exod. 40-36 Nubes quippe Domini incubabat per diem
Deut. 22- 6 Matrem pullis vel ovis desuper incubantem
Josue. 22-20 Et super omnem populum Israël ira ejus incubuit
4 Reg. 4-34 Et ascendit, et incubuit super puerum
-35 Et ascendit, et incubuit super eum
18-21 Super quem, si incubuerit homo
Judith. 3- 9 Tantusque metus provinciis illis incubuit
Psal. 104-38 Quia incubuit timor eorum super eos
1 Mac. 7-18 Et incubuit timor et tremor in omnem pop.
10-49 Insecutus est eum Alexander, et incubuit super eos
Act. 20-10 Ad quem cum descendisset Paulus, incubuit super eum

INCULPABILIS.

Num. 32-22 Tunc eritis inculpabiles apud Dominum

INCULTUS.

Ezech. 36-35 Dicent: Terra illa inculta, facta est...
-36 Ædificavi dissipata, plantavique inculta

INCUMBO.

2 Reg. 1- 6 Et Saül incumbebat super hastam suam
4 Reg. 7- 2 Super cujus manum rex incumbebat
-17 Illum, in cujus manu incumbebat, constituit ad portam
Isai. 22- 4 Nolite incumbere ut consolemini me
1 Mac. 6-57 Et incumbit nobis ordinare de regno
1 Cor. 9-16 Necessitas enim mihi incumbit

INCURRO.

Deut. 24- 8 Observa diligenter ne incurras plagam lepræ
Job. 5-14 Per diem incurrent tenebras
Sap. 7-25 Et ideo nihil inquinatum in eam incurrit
Eccli. 12-17 Et si incurrerint tibi mala, invenies eum
38-13 Quando in manus illorum incurras?

INCURSUS.

Psal. 90- 6 Ab incursu, et dæmonio Meridiano

INCURSIO.

2 Mac. 6- 3 Universis gravis erat malorum incursio

INCURVO.

Gen. 27-29 Incurventur ante te filii matris tuæ
33- 6 Ancillæ et filii earum incurvati sunt
43-28 Et incurvati, adoraverunt eum
Exod. 12-27 Incurvatusque populus adoravit
1 Reg. 4-19 Audito nuntio... incurvavit se et peperit
2 Reg. 22-40 Incurvasti resistentes mihi subtus me
3 Reg. 19-18 Quorum genua non sunt incurvata ante Baal
4 Reg. 4-34 Et incurvavit se super eum, et calefacta est caro pueri
2 Par. 29-29 Incurvatus est rex, et omnes qui erant
-30 Et incurvato genu adoraverunt
2 Esdr. 8- 6 Et incurvati sunt, et adoraverunt Deum
Job. 31-10 Et super illam incurventur alii
39- 3 Incurvantur ad fœtum, et pariunt
Psal. 56- 7 Et incurvaverunt animam meam
68-24 Et dorsum eorum semper incurva
Prov. 20-26 Et incurvat super eos fornicem
Isai. 2- 9 Et incurvavit se homo, et humiliatus est vir
-11 Et incurvabitur altitudo virorum
-17 Et incurvabitur sublimitas hominum
5-15 Et incurvabitur homo, et humiliabitur
9-14 Incurvantem et refrenantem, die una
10- 4 Ne incurvemini sub vinculo
19-15 Caudam, incurvantem et refrenantem
26- 5 Quia incurvabit habitantes in excelso
51-23 Dixerunt animæ tuæ: Incurvare, ut transeamus
59- 8 Semitæ eorum incurvatæ sunt eis
Habac. 3- 6 Incurvati sunt colles mundi
Rom. 11-10 Dorsum eorum semper incurva

INCUS.

Job. 41-15 Et stringetur quasi malleatoris incus
Eccli. 38-29 Sic faber ferrarius sedens juxta incudem

INCUTIO.

2 Mac. 12-22 Timor hostibus incussus est, ex præsentia Dei
-37 Fugam Gorgiæ militibus incussit

INDE.

Gen. 2-10 Qui inde dividitur in quatuor capita
11- 9 Et inde dispersit eos Dominus super faciem
12- 8 Inde transgrediens ad montem
18- 7 Et tulit inde vitulum tenerrimum
Gen. 18-16 Cum ergo surrexissent inde viri, direxerunt oculos
-22 Converteruntque se inde, et abierunt Sodomam
20- 1 Profectus inde Abraham in terram Australem, habitavit
24- 4 Et inde accipias uxorem filio meo Isaac
- 7 Et accipies inde uxorem filio meo
26-22 Profectus inde fodit alium puteum
27- 4 Fac mihi inde pulmentum sicut velle me nosti
-45 Postea mittam, et adducam te inde huc
28- 2 Et accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban
- 6 In Mesopotamiam.. ut inde uxorem duceret
35-16 Egressus autem inde, venit verno tempore
-21 Egressus inde, fixit tabernaculum trans turrem
45-18 Tollite inde patrem vestrum et cognationem
46- 4 Et ego inde adducam te revertentem
49-24 Inde pastor egressus est lapis Israël
Exod. 25-22 Inde præcipiam, et loquar ad te
Num. 13-25 Eo quod botrum portassent inde filii Israël
21-12 Et inde moventes, venerunt ad torrentem
23-13 Unde partem Israël videas... inde maledicito ei
-27 Si forte placeat Deo ut inde maledicas eis
27-12 Contemplare inde terram quam daturus sum
33- 7 Inde egressi venerunt contra Phihahiroth
-10 Sed inde egressi, fixerunt tentoria
-25 Inde proficiscentes, castrametati sunt
-36 Inde profecti, venerunt in desertum Sin
34-10 Inde metabuntur fines contra Orientalem plagam
-11 Inde pervenient contra Orientem ad mare
Deut. 2- 1 Profectique inde venimus in solitudinem
5-15 Et eduxerit te inde Dominus Deus tuus
6-23 Eduxit nos inde, ut introductis daret terram
10- 7 Inde venerunt in Gadgad
24-18 Et eruerit te Dominus Deus tuus inde
30- 4 Inde te retrahet Dominus Deus tuus
Josue. 4- 5 Et portate inde singuli singulos lapides
10-38 Inde reversus in Dabir
15- 4 Atque inde pertransiens in Asemona
- 8 Et inde se erigens ad verticem montis
-15 Atque inde conscendens venit ad habitatores Dabir
18-12 Et inde contra Occidentem ad montana conscendens
19-13 Inde pertransit usque ad Orientalem plagam
-34 Atque inde egreditur in Hucuca
Judic. 1-11 Atque inde profectus abiit ad habitatores Dabir
8- 8 Et inde conscendens, venit in Phanuël
9-50 Abimelech autem inde proficiscens venit ad oppidum
11-29 Et inde transiens ad filios Ammon
16- 3 Inde consurgens, apprehendit ambas portæ
18-13 Inde transierunt in montem Ephraïm
20-20 Et inde procedentes ad pugnam contra Benjamin
Ruth. 2-15 Atque inde surrexit, ut spicas ex more colligeret
1 Reg. 4- 4 Et tulerunt inde arcam fœderis Domini
10- 3 Cumque abieris inde, et ultra transieris
-23 Cucurrerunt itaque et tulerunt eum inde
14- 4 In modum dentium scopuli hinc et inde prærupti
22- 1 Abiit ergo David inde, et fugit in speluncam Odollam
- 3 Et profectus est David inde in Maspha
24- 1 Ascendit ergo David inde: et habitavit in locis tutissimis
2 Reg. 14- 2 Et tulit inde mulierem sapientem
16- 5 Ecce egrediebatur inde vir de cognatione domus Saül
21-13 Et asportavit inde ossa Saül, et ossa Jonathæ
3 Reg. 1-45 Et ascenderunt inde lætantes, et insonuit civitas
2-36 Et non egredieris inde huc atque illuc
9-28 Sumptum inde aurum quadringentorum viginti talentorum
10-19 Duæ manus hinc atque inde tenentes sedile
-20 Stantes super sex gradus hinc atque inde
-22 Deferens inde aurum, et argentum, et dentes elephantorum
12-25 Et egressus inde ædificavit Phanuel
19-19 Profectus ergo inde Elias, reperit Eliseum
4 Reg. 2-23 Ascendit autem inde in Bethel
-25 Abiit autem inde in montem Carmeli
Et inde reversus est in Samariam
4- 4 Et mitte inde in omnia vasa hæc
- 8 Cumque frequenter inde transiret
7- 2 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
- 8 Tuleruntque inde argentum, et aurum
Et inde similiter auferentes absconderunt

4 *Reg.* 7-19 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
10-15 Cumque abiisset inde, invenit Jonadab
17-27 Quos inde captivos adduxistis, et vadat
23-12 Et cucurrit inde, et dispersit cinerem eorum
24-13 Et protulit inde omnes thesauros domus Domini
1 *Par.* 13- 6 Ut afferret inde arcam Domini Dei
20- 2 Fecitque sibi inde diadema
2 *Par.* 8-18 Tuleruntque inde quadringenta quinquaginta talenta auri
9-21 Et deferebant inde aurum et argentum
2*Esdr.* 1- 9 Inde congregabo vos, et reducam in locum
Judith. 5- 9 Qui et præcepit eis ut exirent inde
-12 Ita ut hinc inde aquæ quasi murus solidarentur
13-20 Ibi commorantem, et inde huc revertentem
Esth. 2-14 Atque inde in secundas ædes deducebatur
Job. 39-29 Inde contemplatur escam
Isai. 52-11 Recedite, recedite, exite inde, pollutum nolite tangere
Jerem. 13- 6 Et tolle inde lumbare, quod præcepi tibi
22-24 Annulus in manu dextera mea, inde evellam eum
38-11 Et tulit inde veteres pannos
43-12 Et amicietur terra Ægypti... et egredietur inde in pace
49-16 Nidum tuum, inde detraham te, dicit Dom.
-38 Perdam inde reges et principes, ait Dominus
50- 9 Et præparabuntur adversus eam, et inde capietur
Baruc. 6- 2 Post hoc autem educam vos inde cum pace
Ezech. 5- 3 Et sumes inde parvum numerum
16-16 Fecisti tibi excelsa hinc inde consuta
40-10 Porro thalami... tres hinc et tres inde
-12 Sex cubitorum erant hinc et inde
-21 Et thalamos ejus tres hinc, et tres inde
-26 Una hinc, et altera inde in fronte ejus
-34 Et palmæ cælatæ in fronte ejus hinc et inde
-37 Et cælatura palmarum in fronte ejus hinc et inde
-39 Duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde
-41 Quatuor mensæ hinc, quatuor mensæ inde
-48 Quinq. cubitis hinc, et quinque cubitis inde
Trium cubitorum hinc, et trium cubitorum inde
-49 Una hinc, et altera inde
41- 1 Sex cubitos latitudinis hinc, et sex cubitos inde
- 2 Quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde
-26 Et similitudo palmarum hinc atque inde
45- 7 Principi quoque hinc et inde in separationem sanctuarii
Dan. 12- 5 Alius inde ex altera ripa fluminis
Amos. 6- 2 Et ite inde in Hemath magnam
9- 2 Inde manus mea educet eos : et si ascenderint usque in cœlum, inde detraham eos
- 3 Inde scrutans auferam eos
Abdiæ. - 4 Inde detraham te, dicit Dominus
Soph. 3-10 Inde supplices mei, filii dispersorum meorum
1 *Mac.* 5-29 Et surrexerunt inde nocte
-36 Inde perrexit, et cepit Casbon
6- 4 Et fugit inde, et abiit cum tristitia magna
-38 Et residuum equitatum hinc et inde statuit in duas partes
9-45 Aqua vero Jordanis hinc et inde, et ripæ, et paludes
10-86 Et movit inde Jonathas castra
11-61 Et abiit inde Gazam
-66 Et ejecit eos inde, et cepit civitatem
13-50 Et ejecit eos inde, et mundavit arcem
2 *Mac.* 4-21 Profectus inde venit Joppen, et inde Jerosolymam
-22 Et inde in Phœnicen exercitum convertit
12-10 Inde cum jam abiissent novem stadiis
-17 Inde discesserunt stadia septingenta quinquaginta
-29 Inde ad civitatem Scytharum abierunt
13- 6 Inde in cinerem dejici jussit sacrilegum
14-16 Imperante a. duce, statim inde moverunt
Matth. 4-21 Et procedens inde, vidit alios duos fratres
5-26 Amen dico vobis, non exies inde
9- 9 Et cum transiret inde Jesus
-27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum
11- 1 Transiit inde ut doceret et prædicaret
12- 9 Et cum inde transisset, venit in synagogam
-15 Jesus autem sciens recessit inde
13-53 Cum consummasset Jesus parabolas istas, transiit inde
14-13 Jesus secessit inde in navicula
15-21 Egressus inde Jesus, secessit in partes Tyri
-29 Cum transisset inde Jesus, venit secus mare
19-15 Et cum imposuisset eis manus, abiit inde
Marc. 1-19 Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum
6- 1 Et egressus inde, abiit in patriam suam
-10 Illic manete donec exeatis inde
-11 Exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris
7-24 Et inde surgens, abiit in fines Tyri
9-29 Inde profecti prætergrediebantur Galilæam
10- 1 Et inde exurgens venit in fines Judææ
Luc. 6-35 Et mutuum date, nihil inde sperantes
9- 4 Ibi manete, et inde ne exeatis
12-59 Dico tibi, non exies inde
16-26 Transire ad vos, non possint, neque inde huc transmeare
19- 4 Ut videret eum : quia inde erat transiturus
Joan. 4-43 Post duos autem dies exiit inde
Act. 7- 4 Et inde, postquam mortuus est pater ejus
13- 4 Abierunt Seleuciam, et inde navigaverunt Cyprum
14-25 Et inde navigaverunt Antiochiam
16-12 Et inde Philippos, quæ est prima partis Macedoniæ civitas
18- 7 Migrans inde, intravit in domum cujusdam
20-13 Navigavimus in Asson, inde suscepturi Paulum
-15 Et inde navigantes, sequenti die venimus contra Chium
21- 1 Et sequenti die Rhodum, et inde Pataram
22- 5 Ut adducerem inde vinctos in Jerusalem
27- 4 Et inde cum sustulissemus, subnavigavimus Cyprum
-12 Plurimi statuerunt consilium navigare inde
-28 Et pusillum inde separati
28-13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium
-15 Et inde cum audissent fratres

INDECENS.

Prov. 26- 1 Sic indecens est stulto gloria
- 7 Sic indecens est in ore stultorum parabola

INDECLINABILIS.

Hebr. 10-23 Teneamus spei nostræ confessionem indeclinabilem

INDEFICIENS.

Eccli. 24- 6 Ego feci in cœlis ut oriretur lumen indeficiens

INDEMNATUS.

Act. 16-37 Cæsos nos publice, indemnatos
22-25 Si hominem Romanum et indemnatum

INDESINENTER.

Hebr. 10- 1 Quas offerunt indesinenter

INDEX.

Prov. 12-17 Qui quod novit loquitur, index justitiæ est

INDIA.

Asiæ regio amplissima latissimaque, ad Orientem sita, cujus imperium Assuerus tenuit. Ad Occidentem, Indo fluvio; ad Orientem, Sero item fluvio, seu Æoo pelago; ad Meridiem, Oceano Indico terminata; ad Septentrionem, Emodis montibus, quæ Tauri pars est, a Scythia separata; regnis hodie plurimis distincta, et non gentium tantum et oppidorum prope innumerorum, sed omnium rerum proventu, ære tantum et plumbo excepto, felix; flumina cum plurima, tum maxima habens, præcipua tamen Indum, et Gangem qui eam in duas partes dividit, quorum irriguo procursu fit ut, udo solo, proximantis virtus solis mirabili ubertate omnia gignat. Elephantos alit Lybicis multo majores; unde ebur, qui dens est elephantinus, in India celebre.

Esth. 1- 1 Qui regnavit ab India usque Æthiopiam
8- 9 Et judices, qui... ab India usque ad Æthiopiam præsidebant
13- 1 Artaxerxes ab India usque Æthiopiam
16- 1 Ab India usque Æthiopiam
Job. 28-16 Non conferetur tinctis Indiæ coloribus

INDICIUM.

Gen. 41-32 Quod autem vidisti...firmitatis indicium est
Josue. 9- 5 Quæ ad indicium vetustatis pittaciis consuta erant
1 *Reg.* 14-41 Domine Deus Israël, da indicium
2 *Mac.* 3- 9 Narravit de dato indicio pecuniarum
6-13 Non sinere peccatoribus ex sententia agere.. magni beneficii est indicium

INDICO, CAS.

Gen. 3-11 Quis enim indicavit tibi quod nudus esses?
12-18 Quare non indicasti quod uxor tua esset?
21-26 Sed et tu non indicasti mihi
24-23 Dixitque ad eam : Cujus es filia ? indica mihi
-49 Si facitis misericordiam... indicate mihi
29-12 Et indicavit ei quod frater esset patris sui
31-27 Nec indicare mihi, ut prosequerer te
37-16 Indica mihi ubi pascant greges
43- 6 Ut indicaretis ei et alium habere vos fratrem
Exod. 6- 3 Et nomen meum Adonai non indicavi eis
33-12 Non indicas mihi quem missurus es mecum
Levit. 5- 1 Nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam
Deut. 8-18 Sicut præsens indicat dies
17- 9 Qui indicabunt tibi judicii veritatem
Josue. 7-19 Et confitere, atque indica mihi quid feceris
Judic. 14- 6 Et hoc patri et matri noluit indicare
- 9 Nec tamen eis voluit indicare quod mel de corpore leonis assumpserat
-15 Et suade ei ut indicet tibi quid significet problema
-16 Nolui dicere : et tibi indicare potero ?
-17 Quæ statim indicavit civibus suis
16-10 Saltem nunc indica mihi quo ligari debeas
Ruth. 2-19 Indicavitque ei apud quem fuisset operata
4- 4 Hoc ipsum indica mihi, ut sciam quid facere debeam
1 *Reg.* 3-15 Et Samuel timebat indicare visionem Heli
-18 Indicavit itaque ei Samuël universos sermones
6- 2 Indicate nobis quomodo remittamus eam
9- 6 Si forte indicet nobis de via nostra
- 8 Ut indicet nobis viam nostram
-18 Indica, oro, mihi, ubi est domus Videntis
-19 Omnia quæ sunt in corde tuo, indicabo tibi
-27 Ut indicem tibi verbum Domini
10-15 Indica mihi quid dixerit tibi Samuël
-16 Indicavit nobis quia inventæ essent asinæ
De sermone autem regni non indicavit ei
14- 1 Patri autem suo hoc ipsum non indicavit
-43 Indica mihi quid feceris
Et indicavit ei Jonathas, et ait
15-16 Et indicabo tibi quæ locutus sit Dominus
19- 2 Et indicavit Jonathas David, dicens
- 7 Et indicavit ei omnia verba hæc
20- 2 Nisi prius indicaverit mihi
22-17 Scientes quod fugisset, et non indicaverunt
23-11 Domine Deus Israel, indica servo tuo
24-19 Et tu indicasti hodie quæ feceris mihi bona
25- 8 Interroga pueros tuos, et indicabunt tibi
-19 Viro autem suo Nabal non indicavit
-36 Et non indicavit ei verbum pusillum aut grande
-37 Indicavit ei uxor sua verba hæc
2 *Reg.* 1- 4 Quod est verbum quod factum est? indica mihi
13- 4 Qui dixit ad eum... Cur non indicas mihi ?
15-28 Donec veniat sermo a vobis indicans mihi
-35 Indicabis Sadoc et Abiathar sacerdotibus
17-18 Vidit autem eos quidam puer, et indicavit Absalom
18-25 Et exclamans indicavit regi : dixitque rex
3 *Reg.* 1-20 Ut indices eis, quis sedere debeat in solio
-27 Et mihi non indicasti servo tuo
14- 3 Ipse enim indicabit tibi quid eventurum sit
18-13 Numquid non indicatum est tibi domino
-16 Abiit ergo... et indicavit ei
4 *Reg.* 4- 7 Venit autem illa, et indicavit homini Dei
-27 Celavit a me, et non indicavit mihi
6-11 Quare non indicatis mihi quis proditor mei sit ?
-12 Indicat regi Israël omnia verba quæcumque
7-15 Reversique nuntii indicaverunt regi
10- 8 Venit a. nuntius, et indicavit eis, dicens
2 *Par.* 20- 2 Veneruntq. nuntii, et indicaverunt Josaphat
1 *Esdr.* 2-59 Non potuerunt indicare domum patrum
2 *Esdr.* 2-12 Et non indicavi cuiquam quid Deus dedisset
-16 Usque ad id loci nihil indicaveram
-18 Et indicavi eis manum Dei mei
7-61 Et non potuerunt indicare domum patrum
Tobiæ. 4-21 Indico, etiam tibi, fili mi, dedisse me decem talenta
5-10 Indicavit universa hæc patri suo
-16 Rogo te, indica mihi, de qua domo... es tu ?
9- 7 Indicavitque ei de Tobia filio Tobiæ
Judith. 10-13 Ut indicem illi secreta illorum
11- 6 Et indicatum est omni sæculo
Esth. 2-10 Quæ noluit indicare ei populum et patriam
4- 7 Qui indicavit ei omnia quæ acciderant
13- 4 Indicavit mihi in toto orbe terrarum
15-10 Et ardentibus oculis furorem pectoris indicasset
Job. 10- 2 Indica mihi cur me ita judices
12- 7 Et volatilia cœli, et indicabunt tibi
32- 6 Veritus sum vobis indicare m. sententiam
36- 2 Sustine me paululum, et indicabo tibi
- 9 Indicabit eis opera eorum, et scelera eorum
38- 4 Indica mihi si habes intelligentiam
-18 Indica mihi, si nosti, omnia

Job. 40- 2 Interrogabo te, et indica mihi
Psal. 18- 3 Et nox nocti indicat scientiam
Prov. 12-16 Fatuus statim indicat iram suam
29-24 Adjurantem audit, et non indicat
Eccle. 7- 1 Aut quis ei poterit indicare quid post eum futurum sub sole sit?
10-14 Quid post se futurum sit; quis ei poterit indicare?
Cant. 1- 6 Indica mihi, quem diligit anima mea
Isai. 19-12 Indicent quid cogitaverit Dominus exercit.
41-22 Et quæ ventura sunt indicate nobis
48- 5 Antequam venirent indicavi tibi, ne forte diceres
Jerem. 36-17 Indica nobis quomodo scripsisti omnes sermones istos
38-25 Indica nobis quid locutus sis cum rege
42- 4 Omne verbum, quodcumque responderit mihi indicabo vobis
Ezech. 24-19 Quare non indicas nobis quid ista significent
37-18 Nonne indicas nobis quid in his tibi velis?
Dan. 2- 2 Ut indicarent regi somnia sua
- 4 Et interpretationem ejus indicabimus
- 5 Nisi indicaveritis mihi somnium, et conject.
- 6 Somnium igitur, et interpretationem ejus indicate mihi
- 7 Et interpretationem illius indicabimus
- 9 Si ergo somnium non indicaveritis mihi
-11 Quisquam, qui indicet illum in conspectu regis
-15 Cum ergo rem indicasset Arioch Danieli
-16 Ut tempus daret sibi ad solutionem indicandam regi
-17 Misaëli et Azariæ sociis suis indicavit negotium
-26 Potes mihi indicare somnium, quod vidi
-27 Et aruspices nequeunt indicare regi
-28 Sed est Deus... qui indicavit tibi, rex Nabuchodonosor
4- 3 Et ut solutionem somnii indicarent mihi
- 4 Et solutionem ejus non indicaverunt mihi
5- 8 Nec interpretationem indicare regi
-15 Et interpretationem ejus indicarent mihi
-16 Et interpretationem ejus indicare mihi
9-23 Ego autem veni ut indicarem tibi
13-10 Nec indicaverunt sibi vicissim dolorem s.
-11 Erubescebant enim indicare sibi concupiscentiam suam
-40 Et noluit indicare nobis: hujus rei testes sumus
-50 Sede in medio nostrum, et indica nobis
Jonæ. 1- 8 Indica nobis cujus causa malum istud sit
-10 Cognoverunt enim... quia indicaverat eis
Mich. 6- 8 Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum
2 Mac. 6-11 Cum indicati essent Philippo, flammis succensi sunt
8-12 Judas autem ubi comperit, indicavit his qui secum erant
Luc. 8-47 Indicavit coram omni populo
Joan. 11-56 Ut si quis cognoverit ubi sit, indicet
Act. 23-17 Hunc perduc ad tribunum, habet enim aliquid indicare illi
-19 Quid est, quod habes indicare mihi?
25-14 Festus regi indicavit de Paulo, dicens
1 Cor. 10-28 Nolite manducare, propter illum qui indicavit

INDICO, CIS.

Judic. 11-27 Indicens mihi bella non justa
4 Reg. 15-20 Indixitque Manahem argentum super Isr.
18-14 Indixit itaque rex Assyriorum Ezechiæ
23-35 Cum indixisset terræ per singulos
Act. 13-16 Et manu silentium indicens, ait

INDICTIO.

3 Reg. 5-13 Erat indictio triginta millia virorum
-14 Adoniram erat super hujuscemodi indictione

INDICUM.

Ezech. 27- 6 Et transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico

INDIGENA.

Exod. 12-19 Tam de advenis quam de indigenis terræ
-48 Eritque sicut indigena terræ
-49 Eadem lex erit indigenæ et colono qui peregrinatur apud vos
Levit. 16-29 Sive indigena, sive advena qui peregrinatur inter vos
17-15 Tam de indigenis, quam de advenis
18-26 Tam indigena quam colonus qui peregrinantur
19-34 Sed sit inter vos quasi indigena
Num. 9-14 Præceptum idem erit apud vos tam advenæ quam indigenæ
Num. 15-13 Tam indigenæ quam peregrini
-29 Tam indigenis quam advenis una lex erit omnium
Josue. 8-33 Ut advena ita et indigena
1 Par. 7-21 Occiderunt autem eos viri Geth indigenæ
Ezech. 47-22 Et erunt vobis sicut indigenæ inter filios Isr.

INDIGENTIA.

Amos. 4- 6 Et indigentiam panum in omnibus locis

INDIGEO.

Gen. 33-15 Hoc uno tantum indigeo
34-21 Quæ spatiosa et lata cultoribus indiget
Num. 20- 2 Cumque indigeret aqua populus
Deut. 15- 4 Et omnino indigens et mendicus non erit inter vos
- 8 Quo eum indigere perspexeris
23-20 Id quo indiget, commodabis
24-14 Non negabis mercedem indigentis
Judic. 19-19 Nulla re indigemus nisi hospitio
2 Reg. 3-29 Cadens gladio, et indigens pane
19-36 Non indigeo hac vicissitudine
3 Reg. 11-22 Qua enim re apud me indiges
4 Reg. 12-12 Quæ indigebant expensa ad muniendam domum
Job. 13- 7 Numquid Deus indiget vestro mendacio
Prov. 10-13 Et virga in dorso ejus qui indiget corde
11-12 Qui despicit amicum suum, indigens corde est
12- 9 Quam gloriosus et indigens pane
19-22 Homo indigens misericors est
28-16 Dux indigens prudentia, multos opprimet
-27 Qui dat pauperi, non indigebit
31-11 Et spoliis non indigebit
Cant. 7- 2 Nunquam indigens poculis
Eccli. 14-10 Sed indigens et in tristitia erit super mensam
40-29 Fili, in tempore vitæ tuæ ne indigeas
Melius est enim mori, quam indigere
41- 3 O mors, bonum est judicium tuum homini indigenti
Jerem. 44-18 Indigemus omnibus, et gladio, et fame consumpti sumus
1 Mac. 12- 9 Nos, cum nullo horum indigeremus
2 Mac. 14-35 Tu, Domine universorum, qui nullius indiges, voluisti
Matth. 6-32 Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis
Luc. 9-11 Et eos, qui cura indigebant, sanabat
12-30 Pater a. vester scit quoniam his indigetis
15- 7 Qui non indigent pœnitentia
Joan. 13-10 Non indiget nisi ut pedes lavet
Act. 17-25 Nec manibus humanis colitur indigens aliquo
Rom. 16- 2 In quocumque negotio vestri indiguerit
1 Cor. 12-21 Opera tua non indigeo
1 Thes. 5- 1 Non indigetis ut scribamus vobis
Hebr. 5-12 Rursum indigetis ut vos doceamini
Jacob. 1- 5 Si quis autem vestrum indiget sapientia
2-15 Et indigeant victu quotidiano

INDIGNATIO.

Gen. 27-45 Et cesset indignatio ejus
49- 7 Et indignatio eorum, quia dura
Levit. 10- 6 Super omnem cœtum oriatur indignatio
Num. 1-53 Ne fiat indignatio super multitudinem
18- 5 Ne oriatur indignatio super filios Israël
Deut. 1-37 Nec miranda indignatio in populum
9-19 Timui enim indignationem et iram illius
29-28 Et in indignatione maxima
2 Reg. 6- 7 Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam
12- 5 Iratus autem indignatione David adversus hominem illum
4 Reg. 3-27 Et facta est indignatio magna in Israël
22-17 Et succendetur indignatio mea in loco hoc
Judith. 3- 2 Desinat indignatio tua circa nos
7-24 Forsitan e. indignationem suam abscindet
Esth. 1-18 Unde regis justa est indignatio
2- 1 Postquam... Assueri indignatio deferbuerat
Job. 3-26 Et venit super me indignatio
6- 4 Quarum indignatio ebibit spiritum meum
17- 7 Caligavit ab indignatione oculus meus
Psal. 29- 6 Quoniam ira in indignatione ejus
77-49 Misit in eos iram indignationis suæ
Indignationem, et iram, et tribulationem
84- 4 Avertisti ab ira indignationis tuæ
101-11 A facie iræ et indignationis tuæ
Prov. 16-14 Indignatio regis, nuntii mortis
21-14 Et donum in sinu indignationem maximam
Eccle. 1-18 Eo quod in multa sapientia multa sit indignatio
Isai. 10- 5 In manu eorum indignatio mea
-25 Et consummabitur indignatio et furor meus
13- 9 Crudelis, et indignationis plenus
Isai. 13-13 Propter indignationem Domini exercituum
14- 6 Cædentem populos in indignatione, plaga insanabili
16- 6 Et indignatio ejus plus quam fortitudo ejus
26-20 Donec pertranseat indignatio
27- 4 Indignatio non est mihi
30-27 Labia ejus repleta sunt indignatione
34- 2 Quia indignatio Domini super omnes gentes
42-25 Et effudit super eum indignationem furoris
51-20 Pleni indignatione Domini, increpatione
-22 Fundum calicis indignationis meæ
54- 8 In momento indignationis abscondi faciem
59-18 Quasi ad retributionem indignationis hostibus suis
60-10 In indignatione enim mea percussi te
63- 5 Et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi
- 6 Et inebriavi eos in indignatione mea
66-15 Reddere in indignatione furorem suum
Jerem. 4- 4 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
7-20 Et indignatio mea conflatur super locum
10-10 Ab indignatione ejus commovebitur terra
-25 Effunde indignationem tuam super gentes
18-20 Et averterem indignationem tuam ab eis
21- 5 Et in indignatione, et in ira grandi
-12 Ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea
23-19 Ecce turbo Dom. indignationis egredietur
30-24 Non avertet iram indignationis Dominus
32-31 Quia in furore et in indignatione mea
-37 Et in ira mea, et in indignatione grandi
33- 5 In furore meo et in indignatione mea
36- 7 Quoniam magnus furor et indignatio est
42-18 Et indignatio mea super habitatores Jerus.
Sic conflabitur indignatio mea super vos
44- 6 Et conflata est indignatio mea et furor meus
Thren. 2- 4 Effudit quasi ignem indignationem suam
- 6 Et in opprobrium, et in indignationem furoris sui
3- 1 Videns paupertatem meam in virga indignationis ejus
4-11 Effudit iram indignationis suæ
Ezech. 3-14 Et abii amarus in indignatione spiritus mei
5-13 Et requiescere faciam indignationem meam
Cum implevero indignationem meam in eis
-15 Et in indignatione, et in increpationibus iræ
6-12 Et complebo indignationem meam in eis
13-13 Erumpere faciam spiritum.. in indignatione
-15 Et complebo indignationem meam in pariete
14-19 Et effudero indignationem meam super eam
16-42 Et requiescet indignatio mea in te
20- 8 Ut effunderem indignationem meam super eos
21-17 Et implebo indignationem meam
-31 Et effundam super te indignationem meam
22-22 Cum effuderim indignationem meam super vos
-31 Et effudi super eos indignationem meam
24- 8 Ut superinducerem indignationem meam
-13 Donec quiescere faciam indignationem meam in te
30-15 Et effundam indignationem meam super Pelusium
36-18 Et effudi indignationem meam super eos
38-18 Ascendet indignatio mea in furore meo
Osee. 13-11 Et auferam in indignatione mea
Amos. 1-11 Et indignationem suam servaverit usque in finem
Mich. 5-14 Faciam in furore et in indignatione ultionem
Nahum. 1- 6 Ante faciem indignationis ejus quis stabit?
Indignatio ejus effusa est ut ignis
Habac. 3- 8 Vel in mari indignatio tua?
Soph. 2- 2 Antequam veniat super vos dies indignationis Domini
3- 8 Et effundam super eos indignationem meam
Zach. 7-12 Et facta est indignatio magna a Domino exercituum
8- 2 Et indignatione magna zelatus sum eam
1 Mac. 2-44 Et viros iniquos in indignatione sua
-49 Et tempus eversionis, et ira indignationis
Rom. 2- 8 Ira et indignatio
2 Cor. 7-11 Sed defensionem, sed indignationem, sed timorem
Ephes. 4-31 Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor
Colos. 3- 8 Deponite et vos omnia: iram, indignationem
Apoc. 16-19 Dare illi calicem vini indignationis iræ ejus

INDIGNE.

1 Reg. 3-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos
2 Mac. 5-16 Contrectabat indigne, et contaminabat
7-39 Indigne ferens se derisum
Marc. 10-14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit
14- 4 Erant autem quidam indigne ferentes intra semetipsos
1 Cor. 11-27 Vel biberit calicem Domini indigne
-29 Qui enim manducat et bibit indigne

INDIGNOR.

Gen. 18-30 Ne, quæso, inquit, indigneris, Domine
Exod. 22-24 Et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio
32-22 Ille respondit: Ne indignetur dominus meus
2 Reg. 11-20 Si cum videris indignari, et dixerit
3 Reg. 21- 4 Indignans, et frendens super verbo
4 Reg. 5-12 Cum ergo vertisset se, et abiret indignans
2 Par. 16-10 Valde quippe super hoc fuerat indignatus
Judith. 1-12 Tunc indignatus Nabuchodonosor rex
6- 1 Indignatus Holofernes vehementer, dixit ad Achior
Esth. 5- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem... indignatus est valde
Job. 32- 2 Indignatusque est Eliu filius Barachel
- 3 Porro adversum amicos ejus indignatus est
Prov. 29-22 Qui ad indignandum facilis est
Sap. 12-27 In quibus enim patientes indignabantur
Isai. 57- 6 Numquid super his non indignabor?
-17 Abscondi a te faciem meam, et indignatus sum
66-14 Et indignabitur inimicis suis
Dan. 11-30 Et indignabitur contra testamentum sanctuarii
14-27 Quod cum audissent Babylonii, indignati sunt vehementer
2 Mac. 4-35 Sed aliæ quoque nationes indignabantur
-49 Quamobrem Tyrii quoque indignati
8- 4 Et indignaretur super his
13-25 Indignantes ne forte fœdus irrumperent
Matth. 20-24 Indignati sunt de duobus fratribus
21-15 Et dicentes: Hosanna filio David: indignati sunt
26- 8 Indignati sunt dicentes: Ut quid perditio hæc
Marc. 10-41 Et audientes decem, cœperunt indignari
Luc. 13-14 Indignans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbæ
15-28 Indignatus est autem, et nolebat introire
Joan. 7-23 Mihi indignamini quia totum hominem sanum feci?

INDIGNUS, A, UM.

Tobiæ. 3-19 Et, aut ego indigna fui illis
Job. 30- 2 Et vita ipsa putabantur indigni
Eccli. 25-11 Et qui non servivit indignis se
Dan. 11-20 Et stabit in loco ejus vilissimus, et indignus decore regio
2 Mac. 14-42 Et contra natales suos indignis injuriis agi
Act. 13-46 Et indignos vos judicatis æternæ vitæ
1 Cor. 6- 2 Indigni estis qui de minimis judicetis?

INDISCIPLINATUS, A, UM.

Sap. 17- 1 Propter hoc indisciplinatæ animæ erraverunt
Eccli. 5-14 Ne capiaris in verbo indisciplinato
7-17 Non te reputes in multitudine indisciplinatorum
18-18 Et datus indisciplinati tabescere facit oculos
20- 9 Est processio in malis viro indisciplinato
-21 In ore indisciplinatorum assidua erit
-26 Et in ore indisciplinatorum assidue erit
22- 3 Confusio patris est de filio indisciplinato
23-17 Indisciplinatæ loquelæ non assuescat os tuum

INDOCTUS, A, UM.

1 Par. 25- 8 Doctus pariter, et indoctus
Prov. 10-21 Qui autem indocti sunt, in cordis egestate morientur
14-33 Et indoctos quosque erudiet
21-24 Superbus et arrogans vocatur indoctus
Eccle. 2-16 Moritur doctus similiter ut indoctus
Eccli. 6-21 Quam aspera est nimium sapientia indoctis hominibus
8- 5 Non communices homini indocto
51-31 Appropiate ad me indocti
2 Petr. 3-16 Quæ indocti et instabiles depravant

INDOLES.

3 Reg. 11-28 Vidensque Salomon adolescentem bonæ indolis et industrium
1 Par. 12-28 Sadoc etiam puer egregiæ indolis

INDOMABILIS.

Ezech. 2- 4 Et filii dura facie, et indomabili corde sunt

INDOMITUS.

Eccli. 30- 8 Equus indomitus evadit durus
Jerem. 31-18 Et eruditus sum, quasi juvenculus indomitus

INDUCO.

Gen. 6-19 Bina induces in arcam, ut vivant tecum
20- 9 Quia induxisti super me et super regnum meum peccatum grande
26-10 Et induxeras super nos grande peccatum
27-12 Et inducam super me maledictionem pro benedictione
Exod. 6- 8 Induxerim in terram, super quam levavi manum meam
10- 4 Ecce ego inducam cras locustam in fines tuos
-13 Et Dominus induxit ventum urentem tota die illa et nocte
15-26 Quem posui in Ægypto, non inducam sup. te
25-14 Inducesque per circulos qui sunt in arcæ lateribus
27- 7 Et induces per circulos
32-21 Ut induceres sup. eum peccatum maximum
36-34 Et circulos... per quos vectes induci possent
38- 7 Induxitque in circulos, qui in lateribus altaris eminebant
Levit. 26-25 Inducamque super vos gladium ultorem fœderis mei
-41 Et inducam illos in terram hostilem
Num. 4- 6 Et inducent vectes
-10 Et inducent vectes
-12 Inducentque vectes
-14 Et inducent vectes
14- 3 Et non inducat nos Dominus in terram istam
- 8 Si propitius fuerit Dom., inducet nos in eam
-24 Inducam in terram hanc, quam circuivit
16-14 Revera induxisti nos in terram
Deut. 28-61 Universos languores.. inducet Do. super te
29-27 Ut induceret super eam omnia maledicta
2 Reg. 17-14 Ut induceret Dom. super Absalom malum
3 Reg. 9- 9 Idcirco induxit Dominus super eos omne malum hoc
14-10 Idcirco ecce ego inducam mala super domum Jeroboam
21-21 Ecce ego inducam super te malum
-29 Non inducam malum in diebus ejus
4 Reg. 21-12 Ecce ego inducam mala super Jerusalem et Judam
22-20 Omnia mala quæ inducturus sum super locum istum
2 Par. 34-24 Ego inducam mala super locum istum
-28 Malum, quod ego inducturus sum super locum istum
Judith. 12- 4 Induxerunt illam servi ejus in tabernacul.
Job. 34-25 Et idcirco inducet noctem, et conterentur
Psal. 65-11 Induxisti nos in laqueum
77-26 Et induxit in virtute sua Africum
-54 Induxit eos in montem sanctificationis suæ
87- 8 Et omnes fluctus tuos induxisti super me
Sap. 15- 4 Non enim in errorem induxit nos hominum malæ artis excogitatio
Eccli. 4-19 Et probationem inducet super illum
11-31 Non omnem hominem inducas in domum
-32 Et sicut perdix inducitur in caveam
-35 Ne forte inducat super te subsannationem
45- 5 Et induxit illum in nubem
47-22 Inducere iracundiam ad liberos tuos
48-19 Et induxit in medium ipsius aquam
Isai. 54- 9 Ne inducerem aquas Noë ultra supra terram
58- 7 Et egenos vagosque induc in domum tuam
Jerem. 2- 7 Et induxi vos in terram Carmeli
11- 8 Et induxi super eos omnia verba pacti hujus
-11 Ecce ego inducam super eos mala
-23 Inducam enim malum super viros Anathoth
15- 8 Induxi eis super matrem adolescentis vastatorem
17-18 Induc super eos diem afflictionis
19- 3 Ecce ego inducam afflictionem super locum
-15 Ecce ego inducam super civitatem hanc
39-16 Ecce ego inducam sermones meos super civitatem
49- 5 Ecce ego inducam super te terrorem
-36 Et inducam super Ælam quatuor ventos
Baruc. 4-29 Qui enim induxit vobis mala
Ezech. 5-17 Et gladium inducam super te
6- 3 Ecce ego inducam super vos gladium
11- 8 Et gladium inducam super vos, ait Dominus
14-15 Quod si et bestias pessimas induxero super terram
-17 Vel si gladium induxero super terram illam
-22 Consolabimini super malo, quod induxi in Jerusalem
16-32 Quæ super virum suum inducit alienos
20-15 Ne inducerem eos in terram, quam dedi eis
-28 Et induxissem eos in terram
-37 Et inducam vos in vinculis fœderis
-42 Cum induxero vos ad terram Israël
31-15 Induxi luctum, operui eum abysso
32- 9 Cum induxero contritionem tuam in gentibus
33- 2 Terra cum induxero super eam gladium
34-13 Et congregabo eas de terris, et inducam eas in terram suam
37-12 Et inducam vos in terram Israël
44- 7 Eo quod inducitis filios alienos
Dan. 3-28 Omnia quæ induxisti super nos
Induxisti omnia hæc propter peccata nostra
-31 Omnia ergo quæ induxisti super nos
Amos. 8-10 Et inducam super omne dorsum vestrum saccum
Matth. 6-13 Et ne nos inducas in tentationem
24-24 Ita ut in errorem inducantur etiam... electi
Luc. 2-27 Cum inducerent puerum Jesum parentes ej.
11- 4 Et ne nos inducas in tentationem
12-11 Cum autem inducent vos in synagogas
Act. 5-28 Et vultis inducere super nos sanguinem
7-45 Quod et induxerunt suscipientes patres
21-28 Insuper et gentiles induxit in templum
-37 Et cum cœpisset induci in castra Paulus
22-24 Jussit tribunus induci eum in castra
Jacob. 5-14 Inducat presbyteros Ecclesiæ, et orent
2 Petr. 2- 5 Diluvium mundo impiorum inducens

INDULCO.

Eccli. 12-15 In labiis suis indulcat inimicus
38- 5 Nonne a ligno indulcata est aqua amara?
49- 2 In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria

INDULGENTIA.

Judith. 8-14 Indulgentiam ejus fusis lacrymis postulemus
Isai. 61- 1 Et prædicarem captivis indulgentiam
63- 7 Quæ largitus est eis secundum indulgentiam
- 9 Et in indulgentia sua ipse redemit eos
1 Cor. 7- 6 Hoc autem dico secundum indulgentiam

INDULGEO.

Isai. 26-15 Indulsisti genti, Domine, indulsisti genti
1 Mac. 10-29 Et pretia salis indulgeo, et coronas remitto
13-37 Remittere vobis quæ indulsimus

INDUMENTUM.

Exod. 22-27 Quo operitur, indumentum carnis ejus
Esth. 14- 2 Fletibus et luctui apta indumenta suscepit
15- 7 Defluentia in humum indumenta sustentans
Job. 24- 7 Indumenta tollentes, quibus non est operimentum in frigore
31-19 Eo quod non habuerit indumentum
41- 4 Quis revelabit faciem indumenti ejus?
Prov. 31-22 Byssus et purpura indumentum ejus
-25 Fortitudo et decor indumentum ejus
Isai. 61-10 Et indumento justitiæ circumdedit me
63- 2 Quare ergo rubrum est indumentum tuum
- 3 Et omnia indumenta mea inquinavi
Jerem. 10- 9 Hyacinthus et purpura indumentum eorum
1 Petr. 3- 3 Aut indumenti vestimentorum cultus

INDUO.

Gen. 3-21 Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos
27-15 Vestibus Esaü, valde bonis... induit eum
28-20 Panem ad vescendum, et vestimentum ad induendum
37-34 Scissisque vestibus, indutus est cilicio
38-19 Depositoq. habitu, quem sumpserat, induta est viduitatis vestibus
Exod. 29- 5 Indues Aaron vestimentis suis
- 8 Et indues tunicis lineis cingesque balteo
33- 4 Et nullus ex more indutus est cultu suo
39- 1 Fecit vestes, quibus indueretur Aaron
40-13 Indues sanctis vestibus, ut ministrent mihi
Levit. 6-11 Indutusque aliis, efferet eos extra castra
8- 7 Et induens eum tunica hyacinthina
16- 4 Quibus cunctis, cum lotus fuerit, induetur
-23 Depositis vestibus, quibus prius indutus erat
-24 Indueturque vestibus suis
19-19 Veste, quæ ex duobus texta est, non indueris
Num. 20-26 Indues ea Eleazarum filium ejus
-28 Induit eis Eleazarum filium ejus
Deut. 22- 5 Non induetur mulier veste virili
-11 Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est
Josue. 9- 5 Induti veteribus vestimentis
-13 Vestes et calceamenta quibus induimur
Judic. 6-34 Spiritus autem Domini induit Gedeon
Ruth. 3- 3 Et induere cultioribus vestimentis
1 Reg. 17- 5 Et lorica squamata induebatur
-38 Et induit Saül David vestimentis suis
18- 4 Expoliavit se Jonathas tunica, qua erat indutus
2 Reg. 13-18 Quæ induta erat talari tunica
14- 2 Lugere te simula, et induere veste lugubri
3 Reg. 22-30 Ingredere prælium, et induere vestibus tuis
1 Par. 12-18 Spiritus vero induit Amasaï principem inter triginta
15-27 Porro David erat indutus stola byssina
David a. etiam indutus erat ephod lineo
2 Par. 6-41 Sacerdotes tui, Domine Deus, induantur salutem
18-29 Tu autem induere vestibus tuis

2 *Par.* 24-20 Spiritus itaque Dei induit Zachariam filiûm
Judith. 4- 9 Et induerunt se sacerdotes ciliciis
9- 1 Et induens se cilicio, posuit cinerem super caput suum
10- 3 Induit se vestimentis jucunditatis suæ
Induitque sandalia pedibus suis
16- 9 Induit se vestimento lætitiæ in exultatione
Esth. 4- 1 Scidit vestimenta sua, et indutus est sacco
- 2 Non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare
- 4 Ut ablato sacco induerent eum
5- 1 Die autem tertio induta est Esther regalibus vestimentis
6- 8 Debet indui vestibus regiis
-11 Indutumq. Mardochæum in platea civitatis
15- 9 Indutus vestibus regiis, auroque fulgens
Job. 7- 5 Induta est caro mea putredine et sordibus
8-22 Qui oderunt te, induentur confusione
29-14 Justitia indutus sum : et vestivi me
40- 5 Et speciosis induere vestibus
Psal. 34-13 Cum mihi molesti essent, induebar cilicio
-26 Induantur confusione et reverentia
64-14 Induti sunt arietes ovium
92- 1 Dominus regnavit, decorem indutus est
Indutus est Dominus fortitudinem, et præcinxit se
103- 1 Confessionem et decorem induisti
108-18 Et induit maledictionem sicut vestimentum
-29 Induantur qui detrahunt mihi, pudore
131- 9 Sacerdotes tui induantur justitiam
-16 Sacerdotes ejus induam salutari
-18 Inimicos ejus induam confusione
Cant. 5- 3 Expoliavi me tunica mea, quomodo induar illa ?
Sap. 5-19 Induet pro thorace justitiam
Eccli. 6-32 Stolam gloriæ indues eam
13- 1 Qui communicaverit superbo, induet superbiam
27- 9 Et indues quasi poderem honoris
43-22 Et sicut lorica induet se aquis
45- 9 Et induit eum stolam gloriæ
-16 Non est indutus illa alienigena aliquis
Isai. 22-21 Et induam illum tunica tua
50- 3 Induam cœlos tenebris, et saccum ponam
51- 9 Induere fortitudinem brachium Domini
52- 1 Induere fortitudine tua, Sion
Induere vestimentis gloriæ tuæ, Jerusalem
59-17 Indutus est justitia ut lorica
Indutus est vestimentis ultionis
61-10 Quia induit me vestimentis salutis
Jerem. 46- 4 Polite lanceas, induite vos loricis
Baruc. 4-20 Indui autem me sacco obsecrationis
5- 1 Et indue te decore, et honore ejus
Ezech. 7-27 Rex lugebit, et princeps induetur mœrore
9- 3 Et vocavit virum, qui indutus erat lineis
-11 Et ecce vir, qui erat indutus lineis
10- 2 Et dixit ad virum, qui indutus erat lineis
- 6 Cumque præcepisset viro, qui indutus erat lineis
- 7 In manus ejus, qui indutus erat lineis
16-10 Et cinxi te bysso, et indui te subtilibus
23-12 Indutis veste varia, equitibus qui vectabantur equis
26-16 Et vestimenta sua varia abjicient, et induentur stupore
44-17 Cumque ingredientur... vestibus lineis induentur
Dan. 5-29 Jubente rege, indutus est Daniel purpura
12- 6 Et dixi viro, qui erat indutus lineis
- 7 Et audivi virum, qui indutus erat lineis
Jonæ. 3- 6 Et indutus est sacco, et sedit in cinere
Soph. 1- 8 Super omnes qui induti sunt veste peregrina
Zach. 3- 3 Et Jesus erat indutus vestibus sordidis
- 4 Abstuli a te iniquitatem tuam, et indui te mutatoriis
- 5 Et induerunt eum vestibus
1 *Mac.* 1-29 Universa domus Jacob induit confusionem
3- 3 Et induit se loricam sicut gigas
-47 Jejunaverunt illa die, et induerunt se ciliciis
8-14 Nemo portabat diadema, nec induebatur purpura
10-21 Et induit se Jonathas stola sancta septimo mense
-62 Jussit spoliari Jonathan vestibus suis, et indui eum purpura
14- 9 Juvenes induebant se gloriam et stolas belli
Matth. 6-25 Neque corpori vestro quid induamini
27-31 Et induerunt eum vestimentis ejus
Marc. 6- 9 Et ne induerentur duabus tunicis
15-17 Et induunt eum purpura
-20 Et induerunt eum vestimentis suis
Luc. 7-25 Hominem mollibus vestimentis indutum ?
8-27 Et vestimento non induebatur, neque in domo manebat
12-22 Neque corpori quid induamini
Luc. 15-22 Cito proferte stolam primam, et induite illum
16-19 Qui induebatur purpura et bysso
23-11 Et illusit indutum veste alba
24-49 Quoadusque induamini virtute ex alto
Rom. 13-12 Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis
-14 Sed induimini Dominum Jesum Christum
1 *Cor.* 15-53 Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem : et mortale hoc induere immortalitatem
-54 Cum a. mortale hoc induerit immortalitatem
Galat. 3-27 Quicumque... baptizati estis, Christum induistis
Ephes. 4-24 Et induite novum hominem
6-11 Induite vos armaturam Dei
-14 Succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiæ
Colos. 3-10 Et induentes novum, eum qui renovatur in agnitionem
-12 Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti, et dilecti
1 *Thes.* 5- 8 Sobrii simus, induti loricam fidei et charitatis
Jacob. 2- 3 Qui indutus est veste præclara, et dixeritis ei
Apoc. 3-18 Ut locuples fias, et vestimentis albis induaris

INDURO.

Exod. 4-21 Ego indurabo cor ejus, et non dimittet populum
7- 3 Sed ego indurabo cor ejus
-13 Induratumque est cor Pharaonis, et non audivit eos
-22 Induratum est cor Pharaonis, nec audivit
8-19 Induratumque est cor Pharaonis
9-12 Induravitque Dominus cor Pharaonis
-35 Et ingravatum est cor ejus... et induratum nimis
10- 1 Ego enim induravi cor ejus, et servorum
-20 Et induravit Dominus cor Pharaonis
-27 Induravit autem Dominus cor Pharaonis
11-10 Et induravit Dominus cor Pharaonis
13-15 Nam cum induratus esset Pharao, et nollet nos dimittere
14- 4 Et indurabo cor ejus, ac persequetur vos
- 8 Induravitque Dominus cor Pharaonis regis
-17 Ego autem indurabo cor Ægyptiorum ut persequantur vos
Deut. 2-30 Quia induraverat Do. Deus tuus spiritum
10-16 Et cervicem vestram ne induretis amplius
Josue. 11-20 Ut indurarentur corda eorum
4 *Reg.* 17-14 Sed induraverunt cervicem suam
2 *Par.* 30- 8 Nolite indurare cervices vestras, sicut patres vestri
36-13 Et induravit cervicem suam et cor
2 *Esdr.* 9-16 Et induraverunt cervices suas
-17 Et induraverunt cervices suas
-29 Et cervicem suam induraverunt
Job. 41-15 Cor ejus indurabitur tanquam lapis
Psal. 89- 6 Vespere decidat, induret, et arescat
Eccli. 30-12 Ne forte induret, et non credat tibi
Isai. 63-17 Indurasti cor nostrum ne timeremus te ?
Jerem. 5- 3 Induraverunt facies suas supra petram
7-26 Sed induraverunt cervicem suam
17-23 Sed induraverunt cervicem suam, ne audirent me
19-15 Quoniam induraverunt cervicem suam
Joan. 12-40 Excæcavit oculos eorum, et induravit cor
Act. 19- 9 Cum autem quidam indurarentur, et non crederent
Rom. 9-18 Et quem vult indurat

INDUS.

1 *Mac.* 6-37 Et Indus magister bestiæ
8- 8 Et regionem Indorum, et Medos, et Lydos

INDUSTRIA.

Exod. 21-14 Si quis per industriam occiderit proximum
Ruth. 2-16 De vestris quoque manipulis projicite de industria
1 *Reg.* 9-24 Quia de industria servatum est tibi
Judith. 11- 6 Nuntiatur enim animi tui industria universis gentibus
Job. 34-27 Qui quasi de industria recesserunt ab eo
Eccle. 2-18 Detestatus sum omnem industriam meam
4- 4 Et industrias animadverti patere invidiæ proximi
10-10 Et post industriam sequetur sapientia
Jerem. 38- 4 De industria enim dissolvit manus virorum bellantium

INDUSTRIE.

2 *Par.* 24-13 Egeruntque hi qui operabantur industrie
32- 5 Ædificavit quoque, agens industrie

INDUSTRIUS.

Gen. 41-33 Provideat rex virum sapientem et industrium
47- 6 Quod si nosti in eis esse viros industrios
Josue. 10-18 Et ponite viros industrios qui clausos custodiant
3 *Reg.* 11-28 Vidensque Salomon adolescentem bonæ indolis et industrium

INEBRIO.

Gen. 9-21 Bibensque vinum inebriatus est
19-32 Veni, inebriemus eum vino, dormiamusque cum eo
43-34 Biberuntque et inebriati sunt cum eo
Levit. 10- 9 Vinum, et omne quod inebriare potest
Num. 6- 3 A vino, et omni quod inebriare potest
Deut. 32-42 Inebriabo sagittas meas sanguine
1 *Reg.* 1-15 Vinumque et omne quod inebriare potest
2 *Reg.* 11-13 Et vocavit eum... et inebriavit eum
Psal. 22- 5 Et calix meus inebrians quam præclarus est !
35- 9 Inebriabuntur ab ubertate domus tuæ
64-10 Visitasti terram, et inebriasti eam
-11 Rivos ejus inebria, multiplica genimina ej.
Prov. 5-19 Ubera ejus inebrient te in omni tempore
7-18 Veni, inebriemur uberibus
11-25 Et qui inebriat, ipse quoque inebriabitur
Cant. 5- 1 Bibite, et inebriamini, charissimi
Eccli. 24-42 Et inebriabo prati mei fructum
32-17 Et inebriantem te ab omnibus bonis suis
39-28 Quomodo cataclysmus aridam inebriavit
Isai. 16- 9 Inebriabo te lacryma mea, Hesebon
29- 9 Inebriamini, et non a vino
34- 5 Quoniam inebriatus est in cœlo gladius meus
- 7 Inebriabitur terra eorum sanguine
43-24 Adipe victimarum tuarum non inebriasti me
49-26 Et quasi musto, sanguine suo inebriabuntur
55-10 Sed inebriat terram, et infundit eam
63- 6 Et inebriavi eos in indignatione mea
Jerem. 25-27 Bibite, et inebriamini, et vomite
31-14 Inebriabo animam sacerdotum pinguedine
-25 Quia inebriavi animam lassam, et omnem animam...
46-10 Et inebriabitur sanguine eorum
48-26 Inebriate eum, quoniam contra Dominum erectus est
51- 7 Calix aureus... inebrians omnem terram
-39 Et inebriabo eos, ut sopiantur
-57 Inebriabo principes ejus, et sapientes ejus
Thren. 3-15 Inebriavit me absynthio
4-21 Inebriaberis, atque nudaberis
Nahum. 3-11 Et tu ergo inebriaberis, et eris despecta
Habac. 2-15 Et inebrians ut aspiciat nuditatem ejus
Aggæi. 1- 6 Bibistis, et non estis inebriati
Zach. 9-15 Et bibentes inebriabuntur quasi a vino
1 *Mac.* 16-16 Et cum inebriatus esset Simon
Luc. 12-45 Et edere, et bibere, et inebriari
Joan. 2-10 Et cum inebriati fuerint
Ephes. 5-18 Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria
Apoc. 17- 2 Et inebriati sunt qui inhabitant terram

INEDIA.

Job. 18-12 Et inedia invadat costas illius

INEFFUGIBILIS.

Sap. 17-16 Ineffugibilem sustinebat necessitatem

INENARRABILIS, E.

Sap. 17- 1 Domine, et inenarrabilia verba tua
Eccli. 21-21 Et scientia insensati inenarrabilia verba
36-16 Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis
Rom. 8-26 Postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus
2 *Cor.* 9-15 Gratias Deo super inenarrabili dono ejus
1 *Petr.* 1- 8 Exultabitis lætitia inenarrabili, et glorificata

INEO.

Gen. 14- 2 Inirent bellum contra Bara regem Sodomorum
16- 6 Affligente igitur eam Saraï, fugam iniit
21-32 Et inierunt fœdus pro puteo Juramenti
24-54 Inito convivio, vescentes pariter et bibentes
26-28 Sit juramentum inter nos, et ineamus fœdus
31-44 Veni ergo, et ineamus fœdus
Exod. 23-32 Non inibis cum eis fœdus
34-10 Ego inibo pactum videntibus cunctis
-15 Ne ineas pactum cum hominibus
Deut. 2- 9 Non pugnes contra Moabitas, nec ineas adversus eos prælium
5- 3 Non cum patribus nostris iniit pactum
7- 2 Non inibis cum eis fœdus, nec misereberis
20-12 Sin autem fœdus inire noluerit
Josue. 9- 7 Et non possimus fœdus inire vobiscum
-11 Servi vestri sumus, fœdus inite nobiscum

Josue. 9-15 Inito fœdere pollicitus est quod non occiderentur
-16 Post dies autem tres initi fœderis
-24 Et hoc consilium inivimus
Judic. 20-23 Ascendite ad eos, et inite certamen
-32 Inierunt consilium ut abstraherent eos
1 Reg. 4- 2 Inito autem certamine, terga vertit Israel Philisthæis
5- 9 Inieruntque Gethæi consilium, et fecerunt sibi sedes pelliceas
7-10 Philisthiim iniere prælium contra Israël
17-10 Date mihi virum, et ineat mecum singulare certamen
18- 3 Inierunt autem David et Jonathas fœdus
20- 8 Quia fœdus Domini me famulum tuum tecum inire fecisti
22- 8 Maxime cum et filius meus fœdus inierit cum filio Isaï
2 Reg. 2-28 Neque iniere certamen
3-21 Et ineam tecum fœdus, et imperes omnibus
5-24 Cum audieris sonitum.. tunc inibis prælium
10-13 Iniit itaque Joab... certamen contra Syros
16-20 Inite consilium quid agere debeamus
23- 5 Ut pactum æternum iniret mecum, firmum
3 Reg. 12- 6 Iniit consilium rex Roboam cum senioribus
4 Reg. 6- 8 Consiliumque iniit cum servis suis, dicens
18-20 Forsitan inisti consilium, ut præpares te ad prælium
1 Par. 11- 3 Et iniit David cum eis fœdus coram Domino
12-19 Inito consilio remiserunt eum principes
13- 1 Iniit autem consilium David cum tribunis
20- 4 Post hæc initum est bellum in Gazer
2 Par. 10- 6 Iniit consilium cum senibus
13- 3 Cumque iniisset Abia certamen
20-35 Post hæc iniit amicitias Josaphat rex Juda
21- 7 Propter pactum quod inierat cum eo
23- 1 Anno autem septimo confortatus est Joïada Assumpsit centuriones... et iniit cum eis fœdus
- 3 Iniit ergo omnis multitudo pactum in domo
25-17 Inito pessimo consilio, misit ad Joas
29-10 Placet mihi ut ineamus fœdus cum Domino
30- 2 Inito ergo consilio regis et principum
32- 3 Inito cum principibus consilio, virisque fortissimis
2 Esdr. 6- 7 Nunc veni, ut ineamus consilium pariter
Prov. 12-20 Qui autem pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium
24- 6 Quia cum dispositione initur bellum
Isai. 7- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria
8-10 Inite consilium, et dissipabitur
16- 3 Ini consilium, coge concilium
40-14 Cum quo iniit consilium, et instruxit eum
41-28 Neque ex istis quisquam qui iniret consilium
Jerem. 34-10 Qui inierant pactum ut dimitteret unusquisque servum suum
-15 Et inistis pactum in conspectu meo
49-20 Audite consilium Do., quod iniit de Edom
-30 Iniit enim contra vos Nabuchodonosor
Dan. 6- 7 Consilium inierunt omnes principes regni
11-24 Et contra firmissimas cogitationes inibit
-25 Quia inibunt adversus eum consilia
Osee. 12- 1 Et fœdus cum Assyriis iniit
Matth. 22-15 Consilium inierunt ut caperent eum in sermone
27- 1 Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum
- 7 Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum

INEPTUS.

1 Tim. 4- 7 Ineptas autem, et aniles fabulas devita

INERMIS.

Judith. 5-27 Homines inermes, et sine virtute

INERTIA.

Eccli. 18-27 Et in diebus delictorum attendet ab inertia

INERUDITIO.

Eccli. 4-30 De mendacio ineruditionis tuæ confundere

INEST.

Eccli. 37- 1 Nonne tristitia inest usque ad mortem?
Baruc. 6-24 In quibus spiritus non inest ipsis

INEXCUSABILIS.

Rom. 1-20 Ita ut sint inexcusabiles
2- 1 Propter quod inexcusabilis es, o homo

INEXORABILIS.

Thren. 3-42 Idcirco tu inexorabilis es

INEXPUGNABILIS, E.

Sap. 5-20 Sumet scutum inexpugnabile æquitatem
Ezech. 32-12 Inexpugnabiles omnes gentes hæ
2 Mac. 12-21 Erat e. inexpugnabile, et accessu difficile

INEXTERMINABILIS.

Sap. 2-23 Quoniam Deus creavit hominem inexterminabilem

INEXTINGUIBILIS, E.

Sap. 7-10 Quoniam inextinguibile est lumen illius
Matth. 3-12 Paleas autem comburet igni inextinguibili
Marc. 9-42 Ire in gehennam : in ignem inextinguibilem
-44 Mitti in gehennam ignis inextinguibilis
Luc. 3-17 Paleas autem comburet igni inextinguibili

INFAMIA.

2 Cor. 6- 8 Per infamiam, et bonam famam

INFAMIS.

Prov. 2-15 Viæ perversæ sunt, et infames gressus eor.
14- 2 Despicitur ab eo, qui infami graditur via

INFANDA.

Sap. 14-27 Infandorum enim idolorum cultura

INFANS.

Gen. 17-12 Infans octo dierum circumcidetur in vobis
38-27 Atque in ipsa effusione infantium, unus protulit manum
Exod. 2- 6 De infantibus Hebræorum est hic
Deut. 20-14 Absque mulieribus et infantibus, jumentis
Josue. 6-21 Et interfecerunt omnia... ab infante usque ad senem
1 Reg. 1-22 Non vadam... donec ablactetur infans
2 Reg. 12-18 Accidit a. die septima ut moreretur infans
-21 Propter infantem, cum adhuc viveret
-22 Propter infantem, dum adhuc viveret Quis scit si forte... et vivat infans?
3 Reg. 3 25 Dividite, inquit, infantem viv. in duas partes
-26 Date illi infantem vivum
-27 Date huic infantem vivum, et non occidatur
Judith. 4- 9 Infantes prostraverunt contra faciem templi
-10 Ne darentur in prædam infantes eorum
7-16 Et infantes nostros, mori ante oculos nostros
16- 6 Dixit se... infantes meos dare in prædam
Job. 21-11 Et infantes eorum exultant lusibus
Psal. 8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Sap. 10-21 Et linguas infantium fecit disertas
11- 8 Qui cum minuerentur in traductione infantium occisorum
12-24 Infantium insensatorum more viventes
18- 5 Cum cogitarent justorum occidere infantes
-10 Audiebatur planctus ploratorum infantium
Eccli. 19-11 Tanquam gemitus partus infantis
30-12 Et tunde latera ejus dum infans est
Isai. 11- 8 Et delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis
13-16 Infantes eorum allidentur in oculis eorum
49-15 Numquid oblivisci potest mulier infantem s.
65-20 Non erit ibi amplius infans dierum
Dan. 14-19 Video vestigia virorum, et mulierum, et infantium
Zach. 8- 5 Et plateæ civitatis complebuntur infantibus
2 Mac. 6-10 Infantibus ad ubera suspensis
Matth. 21-16 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Luc. 1-41 Exultavit infans in utero ejus
-44 Exultavit in gaudio infans in utero meo
2-12 Invenietis infantem pannis involutum
-16 Et infantem positum in præsepio
18-15 Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret
Act. 7-19 Ut exponerent infantes s. ne vivificarentur
Rom. 2-20 Magistrum infantium, habentem formam scientiæ
Hebr. 11-23 Eo quod vidissent elegantem infantem
1 Petr. 2- 2 Sicut modo geniti infantes, rationabile
1 Joan. 2-14 Scribo vobis, infantes, quoniam cognovistis Patrem

INFANTIA.

Gen. 46-34 Ab infantia nostra usque in præsens
Judic. 13- 5 Erit enim Nazaræus Dei ab infantia sua
- 7 Erit enim puer Nazaræus Dei ab infantia
3 Reg. 18-12 Servus a. tuus timet Dominum ab infantia
Tobiæ. 1-10 Quem ab infantia timere Deum docuit
2-13 Nam cum ab infantia sua semper D. timuerit
Job. 31-18 Quia ab infantia mea crevit mec. miseratio
38- 9 Et caligine illud quasi pannis infantiæ obvolverem
Prov. 1-22 Usquequo, parvuli, diligitis infantiam
9- 6 Relinquite infantiam, et vivite
Ezech. 4-14 Non comedi ab infantia mea usque nunc
Marc. 9-20 At ille ait : Ab infantia
2 Tim. 3-15 Et quia ab infantia sacras Litteras nosti

INFANTULUS.

Exod. 2- 3 Posuitque intus infantulum, et exposuit eum
- 7 Et vocem tibi mulierem Hebræam, quæ nutrire possit infantulum
Levit. 12- 3 Et die octavo circumcidetur infantulus
Num. 11-12 Sicut portare solet nutrix infantulum
1 Reg. 1-24 Puer autem erat adhuc infantulus
2 Reg. 12-19 Intellexit quod mortuus esset infantulus
Tobiæ. 4-21 Dum adhuc infantulus esses, Gabelo...

INFATUO.

2 Reg. 15-31 Infatua, quæso, Do., consilium Achitophel
Eccli. 23-19 Assiduitate tua infatuatus, improperium patiaris

INFELICITAS.

Psal. 13- 3 Contritio et infelicitas in viis eorum
2 Mac. 8-35 Summam infelicitatem de interitu sui exercitus consecutus
12-30 Etiam temporibus infelicitatis quod modeste secum egerint
Rom. 3-16 Contritio, et infelicitas in viis eorum

INFELIX.

1 Reg. 1-15 Nam mulier infelix nimis ego sum
Prov. 19-26 Qui affligit patr... ignominiosus est et infelix
Sap. 3-11 Disciplinam qui abjicit, infelix est
13-10 Infelices autem sunt, et inter mortuos spes illorum est
15-14 Et infelices supra modum animæ superbi
Eccli. 27-24 Desperatio est animæ infelicis
2 Mac. 15- 3 Ille infelix interrogavit, si est potens in cœlo
Rom. 7-24 Infelix ego homo, quis me liberabit

INFENSUS.

Hebr. 3-10 Propter quod infensus fui generationi huic
-17 Quibus a. infensus est quadraginta annis?

INFERIOR.

Exod. 28-27 Respicit contra faciem juncturæ inferioris
Deut. 24- 6 Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam
28-43 Tu autem descendes, et eris inferior
Josue. 3-13 Aquæ, quæ inferiores sunt, decurrent atque deficient
-16 Quæ a. inferiores erant, in mare Solitudinis
15-19 Dedit..ei Caleb irriguum superius et inferius
16- 3 Usque ad terminos Bethoron inferioris
18-13 In montem qui est ad Meridiem Bethoron inferioris
21-26 Datæ sunt filiis Caath inferioris gradus
-34 Filiis a. Merari Levitis inferioris gradus
Judic. 1-15 Dedit ergo ei Caleb irriguum superius, et irriguum inferius
20-36 Cum se inferiores esse vidissent, cœp. fugere
2 Reg. 24- 6 Et in terram inferiorem Hodsi
3 Reg. 9-17 Ædificavit.. Salomon.. Bethoron inferiorem
17-23 Deposuit eum de cœnaculo in inferiorem domum
1 Par. 7-24 Quæ ædificavit Bethoron inferiorem et sup.
2 Par. 8- 5 Extruxitque Bethoron superiorem, et Bethoron inferiorem
Job. 12- 3 Mihi est cor, sicut et vobis, nec inferior vestri sum
13- 2 Et ego novi : nec inferior vestri sum
15- 8 Numquid... inferior te erit ejus sapientia?
Psal. 62-10 Introibunt in inferiora terræ
85-13 Eruisti animam meam ex inferno inferiori
87- 7 Posuerunt me in lacu inferiori
138-15 Et substantia mea in inferioribus terræ
Eccli. 24-45 Penetrabo omnes inferiores partes terræ
Isai. 22- 9 Congregastis aquas piscinæ inferioris
Ezech. 40-18 Et pavimentum... erat inferius
-19 Mensus est latitud. a facie portæ inferioris
41- 7 Et sic de inferioribus ascendebatur
42- 5 Eminebant de inferioribus et de mediis ædif.
- 6 Eminebant de inferioribus, et de mediis...
Ephes. 4- 9 Descendit primum in inferiores partes terræ

INFERIUS. *Adv.*

1 Par. 27-23 Noluit autem David numerare eos a viginti annis inferius

INFERNUS.

Infernus sæpe in Scriptura sepulcrum significat, sæpe etiam locum ad quem migrant animæ, quæ est hujus loci significatio; nam Jacob putabat filium suum Joseph, a feris laniatum; proinde non poterat ad illum, cujus ossa sepulcro non condebantur, se descensurum sperare. Sæpius autem sumitur pro inferno proprie dicto, id est, pro stagno ignis inextinguibilis et sulfuris, ubi cruciabuntur die ac nocte in sæcula sæculorum cum diabolo et angelis ejus ante resurrectio-

nem animæ impiorum et post resurrectionem animæ et corpora. Locum quemdam torquendis damnatis destinatus esse manifeste Christus docet; ubi vero locus ille sit non est a Christo expressum. Quod vero dicitur in Evangelio sancti Lucæ, cap. 16-22, sic intelligi datur: Mortuus mendicus portatus est ab Angelis in sinum Abrahæ, *id est, in locum quietis, non in cœlum, quod nondum apertum erat. Hic sinus Abrahæ in symbolo Apostolorum vocatur infernus, cum dicitur Christus descendisse ad inferos, quia subterraneus, distinctus tamen ab inferno inferiore, in quo damnati torquentur. Maldonatus existimat appellari sinum Abrahæ ducta metaphora a conviviis: qui enim a primo proximus discumbebat, in sinu primi esse dicebatur, quemadmodum etiam Joannes dicitur in cœna recubuisse in sinu Christi. Itaque putat significari non solum Lazarum consecutum fuisse quietis et salutis locum, sed eximium et ipsi Abrahæ valde proximum. Favet quod legimus Matth.* 8-11: Multi ab Oriente et Occidente venient, et recumbent cum Abraham, *etc. De divite etiam mortuo, dicitur*: Et sepultus est in inferno, *id est, ita corpus ejus sepulcro traditum est, ut simul anima ad infernum carcerem sit deportata et in ima ejus parte quodam modo sepulta, non ad quietem, sed ad æternum cruciatum in igne illo inextinguibili, de quo sanctus martyr Polycarpus ad proconsulem loquens dicit*: Ignem minaris qui ad horæ spatium ardet, ac paulo post extinguitur. Ignoras enim illum futuri judicii et æternæ pœnæ ignem, qui impiis reservatur.

Gen. 37-35 Descendam ad filium meum lugens in infernum
Num. 16-30 Descenderintque viventes in infernum
-33 Descenderuntque vivi in infernum operti humo
Deut. 32-22 Et ardebit usque ad inferni novissima
2 Reg. 22- 6 Funes inferni circumdederunt me
Job. 11- 8 Profundior inferno, et unde cognosces?
14-13 Ut in inferno protegas me, et abscondas me
17-13 Si sustinuero, infernus domus mea est
-16 In profundissimum infernum descendent omnia mea
21-13 Et in puncto ad inferna descendunt
26- 6 Nudus est infernus coram illo
Psal. 6- 6 In inferno autem quis confitebitur tibi?
9-18 Convertantur peccatores in infernum
15-10 Quoniam non derelinques animam meam in inferno
17- 6 Dolores inferni circumdederunt me
29- 4 Domine, eduxisti ab inferno animam meam
30-18 Et deducantur in infernum
48-15 Sicut oves in inferno positi sunt
Et auxilium eorum veterascet in inferno
54-16 Et descendant in infernum viventes
85-13 Et eruisti animam meam ex inferno inferiori
87- 4 Et vita mea inferno appropinquavit
93-17 Paulominus habitasset in inferno anima mea
113-17 Non mortui laudabunt te, Domine: neque omnes, qui descendunt in infernum
114- 3 Et pericula inferni invenerunt me
138- 8 Si descendero in infernum, ades
140- 7 Dissipata sunt ossa nostra secus infernum
Prov. 1-12 Deglutiamus eum sicut infernus viventem
9-18 In profundis inferni convivæ ejus
15-11 Infernus, et perditio coram Domino
-24 Ut declinet de inferno novissimo
23-14 Et animam ejus de inferno liberabis
27-20 Infernus et perditio nunquam implentur
30-16 Infernus, et os vulvæ, et terra, quæ non satiatur aqua
Cant. 8- 6 Dura sicut infernus æmulatio
Sap. 5-14 Talia dixerunt in inferno hi, qui peccaverunt
Eccli. 28-25 Et utilis potius infernus quam illa
41- 7 Non est enim in inferno accusatio vitæ
51- 9 Vita mea appropinquans erat in inferno
Isai. 5-14 Propterea dilatavit infernus animam suam
7-11 Pete tibi signum a Domino Deo tuo in profundum inferni
14- 9 Infernus subter conturbatus est in occursum
-15 Verumtamen ad infernum detraheris in profundum laci
28-15 Et cum inferno fecimus pactum
-18 Et pactum vestrum cum inferno non stabit
38-18 Quia non infernus confitebitur tibi
Baruc. 2-17 Quia non mortui, qui sunt in inferno
3-11 Deputatus es cum descendentibus in infernum
Ezech. 31-16 Cum deducerem eum ad infernum
-17 Nam et ipsi cum eo descendent in infernum
Ezech. 32-21 Loquentur ei potentissimi robustorum de medio inferni
-27 Qui descenderunt ad infernum cum armis
Dan. 3-88 Quia eruit nos de inferno, et salvos fecit
Osee. 13-14 O mors, morsus tuus ero, inferne
Amos. 9- 2 Si descenderint usque ad infernum
Habac. 2- 5 Qui dilatavit quasi infernus animam suam
2 Mac. 6-23 Dicens, præmitti se velle in infernum
Matth. 11-23 Et tu, Capharnaüm... usque in infernum descendes
Luc. 10-15 Usque ad infernum demergeris
16-22 Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno
Act. 2-24 Quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni
-27 Quoniam non derelinques animam meam in inferno
-31 Quia neque derelictus est in inferno
Philip. 2-10 Omne genu flectatur cœlestium, terrestrium, et infernorum
2 Petr. 2- 4 Sed rudentibus inferni detractos in Tartarum tradidit cruciandos
Apoc. 1-18 Et habeo claves mortis, et inferni
6- 8 Nomen illi Mors, et infernus sequebatur
20-13 Et mors et infernus dederunt mortuos suos
-14 Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis

INFERO.

Gen. 8- 9 Et apprehensam intulit in arcam
27-10 Quas cum intuleris, et comederit, benedicat tibi
-18 Quibus illatis, dixit: Pater mi! At ille respondit
-31 Coctosque de venatione cibos intulit patri
47-14 Et intulit eam in ærarium regis
Exod. 16- 5 Die autem sexto parent quod inferant
22- 9 Et quidquid damnum inferre potest
40- 4 Et illata mensa, pones super eam quæ rite præcepta sunt
-19 Cumque intulisset arcam in tabernaculum
Levit. 4- 5 Inferens illum in tabernaculum testimonii
-16 Inferet sacerdos... de sanguine ejus in tabernaculum
5-16 Ipsumque quod intulit damni restituet
6- 5 Et quintam insuper partem domino, cui damnum intulerat
-30 Cujus sanguis infertur in tabernaculum testimonii
10-18 Præsertim cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta
16-15 Inferet sanguinem ejus intra velum
-27 Et quorum sanguis illatus est in sanctuarium
Num. 31-54 Intulerunt in tabernaculum testimonii
Deut. 7-15 Infirmitates Ægypti pessimas, quas novisti, non inferet tibi
-26 Nec inferes quippiam ex idolo in domum
Judic. 8- 1 Jurgantes fortiter, et prope vim inferentes
1 Reg. 5- 2 Et intulerunt eam in templum Dagon
7- 1 Et intulerunt eam in domum Abinadab
2 Reg. 3-17 Sermonem quoque intulit Abner ad seniores Israël
9-10 Et inferes filio domini tui cibos ut alatur
13-10 Infer cibum in conclave, ut vescar de manu
Intulit ad Amnon fratrem suum in conclave
16-19 Sed ut et hoc inferam, cui ego serviturus sum
17- 8 Et rursum intulit Chusaï: Tu nosti, patrem
3 Reg. 7-51 Et intulit quæ sanctificaverat David pater
8- 6 Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis
13-22 Non inferetur cadaver tuum in sepulcrum
-29 Et reversus intulit in civitatem
14-13 Iste enim solus inferetur de Jeroboam
15-15 Et intulit ea, quæ sanctificaverat pater suus
21-29 Sed in diebus filii sui inferam malum domui
4 Reg. 12- 4 Quæ illata fuerit in templum Domini
Et arbitrio cordis sui inferunt in templum Domini
-13 Quæ inferebatur in templum Domini
-16 Non inferebant in templum Domini
22- 4 Quæ illata est in templum Domini
1 Par. 9-28 Et inferebantur vasa, et efferebantur
2 Par. 5- 1 Intulit igitur Salomon omnia, quæ voverat David
- 5 Et intulerunt eam, et omnem paraturam tabernaculi
- 7 Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis
15-18 Intulit in domum Domini, argentum, et aurum
24- 6 Ut cogeres Levitas inferre de Juda et de Jerusalem pecuniam
Ut inferret eam omnis multitudo Israël
31-12 Intulerunt tam primitias, quam decimas
34- 9 Quæ illata fuerat in domum Domini
-14 Quæ illata fuerat in templum Domini
-16 At ille intulit volumen ad regem
2 Par. 34-28 Et infereris in sepulcrum tuum in pace
2 Esdr. 10-34 Ut inferrentur in domum Dei nostri
13-15 Et inferentes in Jerusalem die sabbati
-16 Inferentes pisces, et omnia venalia
-19 Ut nullus inferret onus in die sabbati
Esth. 1- 7 Et aliis atque aliis vasis cibi inferebantur
4- 7 Pro Judæorum nece inferret argentum
Job. 5-26 Sicut infertur acervus tritici in tempore suo
35-15 Nunc enim non infert furorem suum
42-11 Omni malo quod intulerat Dominus super eum
Prov. 17-26 Non est bonum, damnum inferre justo
Eccli. 8-22 Ne forte inferat tibi gratiam falsam
Isai. 66-20 Si inferant filii Israel munus in vase mundo
Jerem. 13- 1 Et in aquam non inferes illud
17-21 Nec inferatis per portas Jerusalem
-24 Ut non inferatis onera per portas civitatis hujus
-26 Inferent oblationem in domum Domini
-27 Et ne inferatis per portas Jerusalem
Ezech. 28-24 Et spina dolorem inferens undique
38-12 Ut inferas manum tuam super eos
Dan. 1- 2 Et vasa intulit in domum thesauri Dei sui
3-50 Nec quidquam molestiæ intulit
Joel. 3- 5 Et desiderabilia mea et pulcherrima intulistis in delubra vestra
Aggæi. 1- 6 Seminastis multum, et intulistis parum
- 9 Et intulistis in domum, et exsufflavi illud
Malac. 1-13 Intulistis de rapinis claudum, et languidum, et intulistis munus
3-10 Inferte omnem decimam in horreum
1 Mac. 2-38 Et intulerunt illis bellum sabbatis
4-49 Intulerunt candelabrum, et altare incensor.
7-15 Non inferemus vobis malum, neque amicis
8- 6 Qui eis pugnam intulerat
9-10 Et non inferamus crimen gloriæ nostræ
14-36 Et inferebant plagam magnam castitati
15-19 Ut non inferant illis mala, neque impugnent
2 Mac. 2- 5 Et altare incensi intulit illuc, et ostium obstruxit
-13 Inferebantur autem in descriptionibus
8- 4 Et blasphemias nomini suo illatas
-17 Quæ loco sancto ab his injuste esset illata
14-40 Se cladem Judæis maximam illaturum
Luc. 5-18 Et quærebant eum inferre
-19 Qua parte illum inferrent præ turba
Joan. 20-27 Infer digitum tuum huc, et vide manus
Act. 17-20 Nova enim quædam infers auribus nostris
Rom. 3- 5 Numquid iniquus est Deus, qui infert iram?
1 Tim. 6- 7 Nihil enim intulimus in hunc mundum
Hebr. 13-11 Quorum enim animalium infertur sanguis
Judæ. - 9 Non est ausus judicium inferre blasphemiæ

INFERUS *et* INFERI.

Vid. Infernus.

Gen. 42-38 Deducetis canos meos cum dolore ad inferos
44-29 Deducetis canos meos cum mœrore ad inferos
-31 Deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos
1 Reg. 2- 6 Deducit ad inferos et reducit
3 Reg. 2- 6 Et non deduces canitiem ejus pacifice ad inferos
- 9 Deducesque canos ejus cum sanguine ad inferos
Tobiæ. 6-15 Deponam senectutem illorum cum tristitia ad inferos
13- 2 Deducis ad inferos, et reducis
Esth. 13- 7 Homines uno die ad inferos descendentes, reddant
Job. 7- 9 Sic qui descenderit ad inferos, non ascendet
24-19 Et usque ad inferos peccatum illius
Psal. 48-16 Deus redimet animam meam de manu inferi
88-49 Eruet animam suam de manu inferi
Prov. 2-18 Ad mortem domus ejus, et ad inferos semitæ ipsius
5- 5 Et ad inferos gressus illius penetrant
7-27 Viæ inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis
Eccle. 9- 3 Et post hæc ad inferos deducentur
-10 Nec scientia erunt apud inferos, quo tu properas
Sap. 1-14 Nec inferorum regnum in terra
2- 1 Et non est qui agnitus sit reversus ab inferis
10-19 Et ab altitudine inferorum eduxit illos
17-13 Et ab altissimis inferis supervenientem
Eccli. 9-17 Quoniam usque ad inferos non placebit impius
14-12 Et testamentum inferorum quia demonstratum est tibi
-17 Quoniam non est apud inferos invenire cibum
21-11 Et in fine illorum inferi
48- 5 Qui sustulisti mortuum ab inferis de sorte mortis

Eccli. 51- 7 De altitudine ventris inferi, et a lingua coinquinata
Isai. 14-11 Detracta est ad inferos superbia tua
38-10 In dimidio dierum m. vadam ad portas inferi
57- 9 Et humiliata es usque ad inferos
Baruc. 3-19 Exterminati sunt, et ad inferos descenderunt
Ezech. 31-15 In die quando descendit ad inferos
Jonæ. 2- 3 De ventre inferi clamavi, et exaudisti vocem
Matth. 16-18 Portæ inferi non prævalebunt adversus eam

INFICIANS.

Levit. 6- 3 Et inficians insuper pejeraverit

INFICIO.

Levit. 13-49 Si alba vel rufa macula fuerit infecta
Psal. 105-38 Et infecta est terra in sanguinibus
Isai. 24- 5 Et terra infecta est ab habitatoribus suis
Dan. 4-30 Et rore cœli corpus ejus infectum est
5-21 Et rore cœli corpus ejus infectum est

INFIDELIS, E.

Deut. 32-20 Generatio enim perversa est, et infideles filii
Prov. 25-19 Qui sperat super infideli in die angustiæ
Eccle. 5- 3 Displicet enim ei infidelis et stulta promissio
Eccli. 15-22 Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium
Isai. 1-23 Principes tui infideles, socii furum
13-11 Et quiescere faciam superbiam infidelium
Jerem. 15-18 Facta est mihi quasi mendacium aquarum infidelium
Soph. 3- 4 Prophetæ ejus vesani, viri infideles
Luc. 9-41 O generatio infidelis, et perversa
12-46 Partemque ejus cum infidelibus ponet
Rom. 15-31 Ut liberer ab infidelibus qui sunt in Judæa
1 Cor. 6- 6 Judicio contendit : et hoc apud infideles
7-12 Si quis frater uxorem habet infidelem
-13 Si qua mulier fidelis habet virum infidelem
-14 Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem
-15 Quod si infidelis discedit, discedat
10-27 Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire
14-22 Linguæ in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus
-23 Intrent autem idiotæ, aut infideles
-24 Intret autem quis infidelis, vel idiota
2 Cor. 4- 4 Excæcavit mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio
6-14 Nolite jugum ducere cum infidelibus
-15 Aut quæ pars fideli cum infideli?
1 Tim. 5- 8 Fidem negavit, et est infideli deterior
Tit. 1-15 Coinquinatis autem, et infidelibus nihil est mundum

INFIDELITAS.

Sap. 14-25 Furtum et fictio, corruptio et infidelitas

INFIDELITER.

Isai. 21- 2 Qui incredulus est, infideliter agit

INFIGO.

Judic. 3-21 Infixitque eam in ventre ejus
4-22 Vidit Sisaram... et clavum infixum in tempore ejus
1 Reg. 17-49 Et infixus est lapis in fronte ejus
2 Reg. 18-14 Infixit eas in corde Absalom
Psal. 9-16 Infixæ sunt gentes in interitu, quem fecerunt
37- 3 Quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi
68- 3 Infixus sum in limo profundi : et non est substantia
-15 Eripe me de luto, ut non infigar
Eccli. 19-12 Sagitta infixa femori carnis, sic verbum in corde stulti

INFIMUS, A, UM.

Judic. 6-15 Ecce familia mea infima est in Manasse
Sap. 17-13 Ab infimis, et ab altissimis inferis superv.
Ezech. 31-16 Consolata sunt in terra infima omnia ligna

INFINITUS, A, UM.

Num. 20-20 Cum infinita multitudine, et manu forti
32- 1 Et erat illis in jumentis infinita substantia
Deut. 26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam et infinitæ multitudinis
Josue 22-10 Ædificaverunt juxta Jordanem altare infinitæ magnitudinis
Judic. 11-20 Sed infinita multitudine congregata
3 Reg. 3- 8 Quem elegisti, populi infiniti, qui numerari et supputari non potest
10- 2 Et aurum infinitum nimis, et gemmas pretiosas
2 Par. 14-15 Tulerunt pecorum infinitam multitudinem
17- 5 Factæque sunt ei infinitæ divitiæ
24-11 Et congregata est infinita pecunia
-24 Tradidit Dominus in manibus eorum infinitam multitudinem
2 Par. 28- 8 Ceperuntq. filii Israël.. et infinitam prædam
Job. 22- 5 Et infinitas iniquitates tuas
Eccle. 1-15 Et stultorum infinitus est numerus
4-16 Infinitus numerus est populi omnium
7-30 Et ipse se infinitis miscuerit quæstionibus
Sap. 7-14 Infinitus enim thesaurus est hominibus
Ezech. 38-13 Et diripias manubias infinitas

INFIRMITAS.

Exod. 23-25 Et auferam infirmitatem de medio tui
Deut. 7-15 Infirmitates Ægypti pessimas, quas novisti
28-59 Augebit Dominus...infirmitates pessimas et perpetuas
29-22 Et infirmitates, quibus eam afflixerit Dom.
3 Reg. 8-37 Omnis plaga, universa infirmitas
4 Reg. 1- 2 Utrum vivere queam de infirmitate mea hac
13-14 Eliseus autem ægrotabat infirmitate, qua mortuus est
2 Par. 6-28 Omnisque plaga et infirmitas presserit
-29 Cognoscens plagam et infirmitatem suam
16-12 Et nec in infirmitate sua quæsivit Dominum
21-19 Mortuusque est in infirmitate pessima
Psal. 15- 4 Multiplicatæ sunt infirmitates eorum
40- 4 Univers. stratum ejus versasti in infirmitate
102- 3 Qui sanat omnes infirmitates tuas
Eccle. 5-12 Est et alia infirmitas pessima, quam vidi sub sole
-15 Miserabilis prorsus infirmitas : quomodo venit, sic revertetur
10-18 In infirmitate manuum perstillabit domus
Eccli. 18-21 Et in tempore infirmitatis ostende conversationem tuam
31- 2 Et infirmitas gravis sobriam facit animam
-25 Et non adduces corpori tuo infirmitatem
-27 Et omnis infirmitas non occurret tibi
37-33 In multis enim escis erit infirmitas
38- 9 Fili, in tua infirmitate ne despicias te ipsum
Isai. 38- 9 Et convaluisset de infirmitate sua
40-30 Et juvenes in infirmitate cadent
53- 3 Virum dolorum, et scientem infirmitatem
-10 Domin. voluit conterere eum in infirmitate
Jerem. 6- 7 Coram me semper infirmitas et plaga
10-19 Plane hæc infirmitas mea est, et portabo
2 Mac. 9-21 Et ego in infirmitate constitutus
Et infirmitate gravi apprehensus
-22 Sed spem multam habens effugiendi infirmitatem
Matth. 4-23 Sanans... et omnem infirmitatem in populo
8-17 Ipse infirmitates nostras accepit
9-35 Curans omnem languorem, et omnem infirmitatem
10- 1 Et curarent o. languorem, et o. infirmitatem
Marc. 3-15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates
Luc. 5-15 Et curarentur ab infirmitatibus suis
8- 2 Curatæ a spirit. malignis, et infirmitatibus
13-11 Quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo
-12 Mulier, dimissa es ab infirmitate tua
Joan. 5- 4 Sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate
- 5 Triginta et octo annos habens in infirmitate
11- 4 Infirmitas hæc non est ad mortem
Act. 5-15 Et liberarentur ab infirmitatibus suis
28- 9 Omnes qui in insula habebant infirmitates
Rom. 6-19 Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ
8-26 Spiritus adjuvat infirmitatem nostram
1 Cor. 2- 3 Et ego in infirmitate... fui apud vos
15-43 Seminatur in infirmitate, surget in virtute
2 Cor. 11-30 Quæ infirmitatis meæ sunt, gloriabor
12- 5 Nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis
- 9 Nam virtus in infirmitate perficitur
Igitur gloriabor in infirmitatibus meis
-10 Propter quod placeo mihi in infirmitatibus
13- 4 Nam etsi crucifixus est ex infirmitate
Galat. 4-13 Scitis autem quia per infirmitatem carnis evangelizavi
1 Tim. 5-23 Modico vino utere, propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates
Hebr. 4-15 Qui non possit compati infirmitatibus nostr.
5- 2 Et ipse circumdatus est infirmitate
7-18 Propter infirmitatem ejus, et inutilitatem
-28 Constituit sacerdotes infirmitatem habentes
11-34 Convaluerunt de infirmitate

INFIRMITER.

Sap. 4- 4 Infirmiter posita, a vento commovebuntur

INFIRMO *et* INFIRMOR.

Deut. 32-36 Videbit quod infirmata sit manus
1 Reg. 2- 5 Et quæ multos habebat filios, infirmata est
Psal. 9- 4 Infirmabuntur, et peribunt a facie tua
17-37 Et non sunt infirmata vestigia mea
25- 1 In Domino sperans non infirmabor
26- 2 Ipsi infirmati sunt et ceciderunt
Psal. 30-11 Infirmata est in paupertate virtus mea
57- 8 Intendit arcum suum donec infirmentur
63- 9 Et infirmatæ sunt contra eos linguæ eorum
67-10 Et infirmata est, tu vero perfecisti eam
106-12 Infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret
108-24 Genua mea infirmata sunt a jejunio
Isai. 14-27 Et quis poterit infirmare?
24- 4 Luxit, et defluxit terra, et infirmata est Defluxit orbis, infirmata est altitudo populi terræ
- 7 Luxit vindemia, infirmata est vitis
Jerem. 15- 9 Infirmata est quæ peperit septem
Thren. 1-14 Infirmata est virtus mea
Ezech. 19- 5 Quæ cum vidisset quoniam infirmata est
21- 7 Et infirmabitur omnis spiritus
Osee. 4- 3 Infirmabitur omnis qui habitat in ea
Mich. 1-12 Quia infirmata est in bonum, quæ habitat in amaritudinibus
Nahum. 1- 4 Infirmatus est Basan, et Carmelus
1 Mac. 1-27 Virgines, et juvenes infirmati sunt
2-61 Omnes qui sperant in eum, non infirmantur
11-49 Et infirmati sunt mente sua, et clamaverunt
Joan. 4-46 Cujus filius infirmabatur Capharnaüm
6- 2 Signa, quæ faciebat super his qui infirmabantur
11- 2 Cujus frater Lazarus infirmabatur
- 3 Domine, ecce quem amas infirmatur
- 6 Ut ergo audivit quia infirmabatur
Act. 9-37 Factum est a.. ut infirmata moreretur
Rom. 4-19 Et non infirmatus est fide
8- 3 In quo infirmabatur per carnem
14-21 Aut scandalizatur, aut infirmatur
2 Cor. 11-29 Quis infirmatur, et ego non infirmor?
12-10 Cum enim infirmor, tunc potens sum
13- 3 Qui in vobis non infirmatur
Philip. 2-26 Propterea quod audieratis illum infirmatum
-27 Nam et infirmatus est usque ad mortem
Jacob. 5-14 Infirmatur quis in vobis?

INFIRMUS, A, UM.

Gen. 42- 9 Ut videatis infirmiora terræ venistis
Levit. 25-35 Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus
Num. 13-19 Considerate... populum... utrum fortis sit an infirmus
Judic. 16- 7 Si... ligatus fuero, infirmus ero ut cæteri
-11 Infirmus ero, et aliorum hominum similis
-13 Si septem crines capitis mei cum licio plexueris... infirmus ero
1 Reg. 2- 4 Et infirmi accincti sunt robore
2 Par. 34-10 Ut instaurarent templum, et infirma quæque sarcirent
Psal. 6- 3 Miserere mei, Dom., quoniam infirmus sum
104-37 Et non erat in tribubus eorum infirmus
Prov. 30-25 Formicæ, populus infirmus : qui præparat in messe cibum sibi
Sap. 2-11 Quod enim infirmum est, inutile invenitur
9- 5 Et filius ancillæ tuæ, homo infirmus, et exigui temporis
13-18 Pro sanitate quidem infirmum deprecatur
Eccli. 7-39 Non te pigeat visitare infirmum
24-38 Et infirmior non investigabit eam
Jerem. 20-11 Qui persequuntur me, cadent, et infirmi erunt
Baruc. 2-18 Incedit curva, et infirma, et oculi deficientes
6-27 Neque infirmo, neque mendicanti aliquid impertiunt
-35 Neque infirmum a potentiori eripiunt
Ezech. 34- 4 Quod infirmum fuit non consolidastis
-16 Et quod infirmum fuerat consolidabo
-21 Ventilabatis omnia infirma pecora
Joel. 3-10 Infirmus dicat : Quia fortis ego sum
Matth. 10- 8 Infirmos curate, mortuos suscitate
25-36 Infirmus, et visitastis me
-39 Aut quando te vidimus infirmum
-43 Infirmus, et in carcere, et non visitastis me
-44 Quando te vidimus... aut nudum, aut infirmum
26-41 Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma
Marc. 6- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
-56 In plateis ponebant infirmos
14-38 Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma
Luc. 4-40 Omnes qui habebant infirmos variis languoribus
9- 2 Misit illos... et sanare infirmos
10- 9 Et curate infirmos, qui in illa sunt
Act. 4- 9 Si nos hodie dijudicamur in benefacto hominis infirmi
5-15 Ita ut in plateas ejicerent infirmos
14- 7 Quid. vir Lystris infirmus pedibus sedebat
20-35 Oportet suscipere infirmos, ac meminisse verbi
Rom. 5- 6 Cum adhuc infirmi essemus

Rom. 14- 1 Infirmum autem in fide assumite
- 2 Qui autem infirmus est, olus manducet
15- 1 Debemus... imbecillitates infirmorum sustinere
1 Cor. 1-25 Quod infirmum est Dei, fortius est hominibus
-27 Infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia
4-10 Nos infirmi, vos autem fortes
8- 7 Conscientia ipsorum cum sit infirma
- 9 Ne.. licentia vestra offendicul. fiat infirmis
-10 Nonne conscientia ejus, cum sit infirma, ædificabitur
-11 Et peribit infirmus in tua scientia, frater
-12 Percutientes conscientiam eorum infirmam
9-22 Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem
11-30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles
12-22 Quæ videntur membra corporis infirmiora
2 Cor. 10-10 Præsentia autem corporis infirma
11-21 Quasi nos infirmi fuerimus in hac parte
13- 4 Nam et nos infirmi sumus in illo
- 9 Gaudemus en., quoniam nos infirmi sumus
Galat. 4- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma et egena elementa
1 Thes. 5-14 Suscipite infirmos, patientes estote ad omnes
2 Tim. 4-20 Trophimum autem reliqui infirmum Mileti
Jacob. 5-15 Et oratio fidei salvabit infirmum
1 Petr. 3- 7 Quasi infirmiori vasculo muliebri impartientes honorem

INFLAMMATIO.

Eccli. 20-15 Et apertio oris illius inflammatio est

INFLAMMO.

Judith. 8-15 Neque sicut filius hominis ad iracundiam inflammabitur
Psal. 72-21 Quia inflammatum est cor meum
96- 3 Et inflammabit in circuitu inimicos ejus
104-19 Eloquium Domini inflammavit eum
Malac. 4- 1 Et inflammabit eos dies veniens, dicit Dom.
2 Mac. 7-34 Noli frustra extolli vanis spebus in servos ejus inflammatus
14-11 Cæteri amici... inflammaverunt Demetrium
Jacob. 3- 6 Et inflammat rotam nativitatis nostræ, inflammata a gehenna

INFLATIO.

2 Cor. 12-20 Ne forte... inflationes, seditiones sint inter vos

INFLIGO.

Levit. 24-20 Qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur

INFLO, INFLATUS.

Num. 5-27 Et inflato ventre computrescet femur
Sap. 4-19 Quoniam disrumpet illos inflatos sine voce
1 Cor. 4- 6 Unus adversus alterum infletur pro alio
-18 Sic inflati sunt quidam
-19 Non sermonem eorum qui inflati sunt, sed virtutem
5- 2 Et vos inflati estis: et non magis luctum habuistis
8- 1 Scientia inflat, charitas vero ædificat
13- 4 Charitas non æmulatur... non inflatur
Colos. 2-18 Frustra inflatus sensu carnis suæ

INFLUO.

Judith. 7- 6 Holofernes.. reperit quod fons, qui influebat
Job. 40-18 Quod influat Jordanis in os ejus

INFODIO.

Gen. 35- 4 At ille infodit ea subter terebinthum

INFOECUNDA.

Gen. 30- 1 Cernens a. Rachel quod infœcunda esset
Exod. 23-26 Non erit infœcunda, nec sterilis in terra tua

INFORMATIO.

1 Tim. 1-16 Ad informationem eorum, qui credituri sunt

INFORMIS.

Deut. 27- 6 Et de saxis informibus et impolitis

INFRA.

Exod. 40-18 Posuit et testimonium in arca, subditis infra vectibus
Matth. 2-16 Occidit omnes pueros... a bimatu et infra

INFREMO.

Job. 16-10 Infremuit contra me dentibus suis
Joan. 11-33 Infremuit spiritu, et turbavit se ipsum

INFRENO.

Isai. 48- 9 Et laude mea infrenabo te, ne intereas

INFRINGO.

1 Mac. 1-66 Et noluerunt infringere legem Dei sanctam
2 Cor. 11-10 Quoniam hæc gloriatio non infringetur in me

INFRUCTUOSUS.

Job. 24-20 Sed conteratur quasi lignum infructuosum
Ephes. 5-11 Nolite communicare operibus infructuosis
Tit. 3-14 Ut non sint infructuosi
Judæ. -12 Arbores autumnales, infructuosæ

INFRUNITUS.

Eccli. 23- 6 Animæ irreverenti et infrunitæ ne tradas me
31-23 Cholera, et tortura viro infrunito

INFUNDO.

Levit. 13-55 Eo quod infusa sit in superficie vestimenti
1 Reg. 23-27 Quoniam infuderunt se Philisthiim super terram
4 Reg. 4- 5 Illi offerebant vasa, et illa infundebat
-40 Infuderunt ergo sociis, ut comederent
-41 Et ait: Infunde turbæ, ut comedant
8-15 Infudit aquam, et expandit super faciem ej.
Tobiæ. 3-22 Et post lacrymationem et fletum, exultationem infundis
Judith. 7-23 Exurgens Ozias infusus lacrymis, dixit
Isai. 55-10 Sed inebriat terram, et infundit eam
Dan. 4-22 Fœnum ut bos comedes, et rore cœli infunderis
Luc. 10-34 Alligavit vulnera ejus, infundens oleum, et vinum

INFUSORIA.

Zach. 4- 2 Vidi... et septem infusoria lucernis

INGEMO *et* INGEMISCO.

Exod. 2-23 Et ingemiscentes filii Israël, propter opera
1 Reg. 4- 7 Et ingemuerunt, dicentes
Tobiæ. 3- 1 Tunc Tobias ingemuit, et cœpit orare
Eccli. 25-25 Ingemuit vir ejus, et audiens suspiravit
30-21 Videns oculis, et ingemiscens, sicut spado complectens virginem
36-27 Et ubi non est mulier, ingemiscit egens
Isai. 24- 7 Ingemuerunt omnes qui lætabantur corde
Thren. 1-21 Audierunt quia ingemisco ego, et non est qui consoletur me
Ezech. 21- 6 Et tu, fili hominis, ingemisce in contritione lumborum
Et in amaritudinibus ingemisce coram eis
24-17 Ingemisce tacens, mortuorum luctum non facies
Dan. 13-22 Ingemuit Susanna, et ait: Angustiæ sunt
Joel. 1-18 Quid ingemuit animal, mugierunt greges armenti?
1 Mac. 1-27 Et ingemuerunt principes, et seniores
2 Mac. 6-30 Sed, cum plagis perimeretur, ingemuit
Marc. 7-34 Et suspiciens in cœlum, ingemuit
8-12 Et ingemiscens spiritu, ait: Quid...
Rom. 8-22 Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit
2 Cor. 5- 2 Nam et in hoc ingemiscimus
- 4 Qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati
Jacob. 5- 9 Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum

INGENIOSUS.

Sap. 8-19 Puer autem eram ingeniosus, et sortitus sum animam bonam

INGENITUS.

2 Mac. 6-23 Et ingenitæ nobilitatis canitiem

INGENIUM.

2 Cor. 8- 8 Vestræ charitatis ingenium bonum comprobans

INGENS.

Deut. 9- 1 Ut possideas... civitates ingentes, et ad cœlum usque muratas
26- 8 Et brachio extento, in ingenti pavore
27- 2 Eriges ingentes lapides, et calce levigabis eos
29- 3 Signa illa, portentaque ingentia
Josue. 10-18 Volvite saxa ingentia ad os speluncæ
-27 Et posuerunt super os ejus saxa ingentia
24-17 Fecitque videntibus nobis signa ingentia
Judic. 15- 8 Percussitque eos ingenti plaga
21-17 Magna nobis cura, ingentique studio providendum est
3 Reg. 4-27 Cum ingenti cura præbebant in tempore suo
1 Par. 5-23 Ingens quippe numerus erat
29-17 Vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria
2 Par. 30-23 Quod et fecerunt cum ingenti gaudio
Esth. 4- 3 Planctus ingens erat apud Judæos
11- 8 Et ingens formido super terram
Baruc. 3-24 Et ingens locus possessionis ejus
Dan. 7- 8 Quasi oculi hominis erant in cornu isto, et os loquens ingentia
2 Mac. 5-26 Ingentem multitudinem peremit

INGERO.

2 Mac. 6- 4 Sacratisque ædibus mulieres se ultro ingerebant

INGLORIUS.

Job. 12-19 Ducit sacerdotes inglorios, et optimates supplantat
Isai. 52-14 Sic inglorius erit inter viros aspectus ejus

INGRATUS.

Sap. 16-29 Ingrati enim spes tanquam hybernalis glacies tabescet
Eccli. 29-22 Et ingratus sensu derelinquet liberantem se
-32 Hospitabitur, et pascet, et potabit ingratos
Luc. 6-35 Benignus est super ingratos et malos
2 Tim. 3- 2 Parentibus non obedientes, ingrati, scelesti

INGRAVESCENS.

Gen. 47- 4 Ingravescente fame in terra Chanaan

INGRAVO.

Exod. 7-14 Ingravatum est cor Pharaonis, non vult dimittere populum
8-15 Ingravavit cor suum, et non audivit eos
-32 Et ingravatum est cor Pharaonis
9- 7 Ingravatumque est cor Pharaonis, et non dimisit populum
-35 Ingravatum est cor ejus, et servorum illius
Judic. 20-34 Ingravatumque est bellum contra filios Benjamin
1 Mac. 9-17 Et ingravatum est prælium

INGREDIOR.

Gen. 6- 4 Postquam enim ingressi sunt filii Dei
-18 Et ingredieris arcam tu, et filii tui
-20 Bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere
7- 1 Ingredere tu, et omnis domus tua, in arcam
- 7 Et ingressus est Noe et filii ejus
- 9 Duo et duo ingressa sunt ad Noë in arcam
-13 In articulo diei illius ingressus est Noë
-15 Ingressæ sunt ad Noë in arcam, bina et bina
-16 Et quæ ingressa sunt, masculus et fœmina
8-17 Educ tecum, et ingredimini super terram
9- 7 Et ingredimini super terram, et implete eam
10-19 Donec ingrediaris Sodomam et Gomorrham
12-11 Cumque prope esset ut ingrederetur Ægyp.
-14 Cum itaq. ingressus esset Abram Ægyptum
16- 2 Ingredere ad ancillam meam
- 4 Qui ingressus est ad eam
19- 3 Ingressisque domum illius fecit convivium
- 8 Quia ingressi sunt sub umbra culminis mei
- 9 Et rursus: Ingressus es, inquiunt, ut advena
-22 Festina et salvare ibi: quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc
-23 Et Lot ingressus est Segor
-31 Qui possit ingredi ad nos juxta morem
-33 Et ingressa est major, dormivitq. cum patre
-35 Ingressaque minor filia, dormivit cum eo
20-13 In omni loco, ad quem ingrediemur
23-10 Qui ingrediebantur portam civitatis illius
24-31 Ingredere, benedicte Domini, cur foris stas?
29-21 Tempus impletum est, ut ingrediar ad illam
-24 Ad quam cum ex more Jacob fuisset ingressus
30- 3 Ingredere ad illam, ut pariat super genua mea
- 5 Ingresso ad se viro, concepit et peperit filium
31-33 Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob
34-20 Ingressiq. portam urbis, locuti sunt ad pop.
-25 Ingressi sunt urbem confidenter
38- 2 Et accepta uxore, ingressus est ad eam
- 8 Ingredere ad uxorem fratris tui, et sociare
-16 Ingrediensque ad eam, ait: Dimitte me ut coeam tecum
39-14 Ingressus est ad me, ut coïret mecum
-17 Et ait: Ingressus est ad me servus Hebræus
42- 5 Ingressi sunt terram Ægypti cum aliis
43-25 Donec ingrederetur Joseph meridie
-26 Igitur ingressus est Joseph domum suam
44-14 Primusque Judas cum fratribus ingressus est
46- 8 Hæc sunt autem nomina filiorum Israël, qui ingressi sunt in Ægyptum
-26 Cunctæ animæ, quæ ingressæ sunt cum Jac.
-27 Omnes animæ domus Jacob, quæ ingressæ sunt in Ægyptum, fuere septuaginta
47- 1 Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni
48- 3 Et ingresso ad se ait: Deus omnipotens

Gen. 48- 7 Et ingrediebar Ephratam, et sepelivi eam
Exod. 1- 1 Qui ingressi sunt in Ægyptum cum Jacob
3-18 Ingredierisque tu, et seniores Israel
5- 1 Post hæc ingressi sunt Moyses et Aaron
-23 Ex eo e. quo ingressus sum ad Pharaonem
6-11 Ingredere, et loquere ad Pharaonem regem
7-10 Ingressi itaque Moyses et Aaron ad Phar.
-23 Avertitque se, et ingressus est domum suam
8- 1 Ingredere ad Pharaonem, et dices ad eum
- 3 Quæ ascendent, et ingredientur domum t.
9- 1 Ingredere ad Pharaonem, et loquere ad eum
10- 1 Et dixit Dominus ad Moysen : Ingredere ad Pharaonem
12-23 Non sinet percussorem ingredi domos vestr.
14-22 Et ingressi sunt filii Israël per medium sicci maris
-23 Persequentesque Ægyptii ingressi sunt post eos
-28 Qui sequentes ingressi fuerant mare
15-19 Ingressus est enim eques Pharao cum curr.
18-20 Viamque per quam ingredi debeant
23-27 Et occidam o. populum, ad quem ingrederis
24-18 Ingressusque Moyses medium nebulæ
28-29 Quando ingredietur sanctuarium
-30 Aaron, quando ingredietur coram Domino
-35 Quando ingreditur... sanctuarium
-43 Quando ingredientur tabernaculum testim.
29-30 Et qui ingredietur tabernaculum testimonii
30-20 Quando ingressuri sunt tabernaculum test.
33- 8 Donec ingrederetur tentorium
- 9 Ingresso autem illo tabernaculum fœderis
34-34 Quod ingressus ad Dominum, et loquens
40-30 Cum ingrederentur tectum fœderis
-33 Nec poterat Moyses ingredi tectum fœderis
Levit. 9-23 Ingressi autem Moyses et Aaron in tabern.
12- 4 Non tanget, nec ingredietur in sanctuarium
14- 8 Purificatusque ingredietur castra
-34 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
-36 At ille præcipiet ut efferant universa de domo, priusquam ingrediatur eam
-44 Ingressus sacerdos viderit reversam lepram
16- 2 Ne omni tempore ingrediatur sanctuarium
-17 Quando pontifex sanctuarium ingreditur
-26 Lavabit vestim... et sic ingredietur in castra
-28 Lavabit vestim... et sic ingredietur in castra
19-23 Quando ingressi fueritis terram, et plantav.
21-11 Et ad o. mortuum non ingredietur omnino
-23 Ita duntaxat, ut intra velum non ingrediatur
23-10 Cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo
25- 2 Quando ingressi fueritis terram, quam ego dabo
Num. 4- 3 Qui ingrediuntur ut stent et ministrent
- 5 Ingredientur Aaron et filii ejus
-23 Numera omn. qui ingrediuntur et ministrant
-30 Omnes qui ingrediuntur ad officium ministerii sui
-35 Omnes qui ingrediuntur ad ministerium
-39 Omnes qui ingrediuntur ut ministrent
-43 Omnes qui ingrediuntur ad explendos ritus
-47 Ingredientes ad ministerium tabernaculi
5-22 Ingrediantur aquæ maledictæ in ventrem t.
6- 6 Super mortuum non ingredietur
7-89 Cumq. ingrederetur Moyses tabernaculum
8-15 Postea ingredientur tabernaculum fœderis
-22 Ut purificati ingrederentur ad officia sua
-24 Ingredientur ut ministrent in tabernaculo
15- 2 Cum ingressi fueritis terram habitationis
16-43 Quod, postquam ingressi sunt, operuit nubes
19- 7 Ingredietur in castra,commaculatusque erit
-14 Omnes qui ingrediuntur tentorium illius
20- 6 Ingressusque Moyses et Aaron, dimissa multitudine
25- 8 Ingressus est post virum Israëlitem in lupanar
27-21 Ad verbum ejus egredietur et ingredietur
34- 2 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
Deut. 1- 8 Tradidi vobis : ingredimini et possidete eam
-37 Propter vos dixerit : Nec tu ingredieris illuc
-39 Et filii qui hodie boni ac mali ignorant distantiam, ipsi ingredientur
4- 1 Vivas, et ingrediens possideas terram
-21 Nec ingrederer terram optimam
-34 Si fecit Deus ut ingrederetur, et tolleret
6-18 Et ingressus possideas terram optimam
7- 1 In terram, quam possessurus ingrederis
8- 1 Ingressique possideatis terram
9- 5 Ingredieris ut possideas terras earum
10-11 Vade, et præcede populum, ut ingrediatur
11- 8 Et possidere terram, ad quam ingredimini
-10 Terra e., ad quam ingrederis possidendam
12-29 Gentes, ad quas ingredieris possidendas
17-14 Cum ingressus fueris terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi
18- 9 Quando ingressus fueris terram

Deut. 22-14 Et ingressus ad eam non inveni virginem
23- 2 Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam Domini
-20 In terra, ad quam ingredieris possidendam
-24 Ingressus vineam proximi tui, comede uvas
24-10 Non ingredieris domum ejus ut pignus auferas
26- 3 Profiteor... quod ingressus sum in terram
28- 6 Benedictus eris tu ingrediens et egrediens
-19 Maledictus eris ingrediens
-21 De terra, ad quam ingredieris possidendam
-56 Quæ super terram ingredi non valebat
-63 De terra, ad quam ingredieris possidendam
30-16 In terra, ad quam ingredieris possidendam
-18 In terra, ad quam.. ingredieris possidendam
31- 2 Non possum ultra egredi, et ingredi
-16 In terra, ad quam ingreditur ut habitet
-27 Adhuc vivente me, et ingrediente vobiscum
32-47 In terra, ad quam... ingredimini possidendam
-52 Videbis terram, et non ingredieris in eam
Josue. 2- 1 Ingressi sunt domum mulieris meretricis
- 2 Ecce viri ingressi sunt huc per noctem de filiis Israël
- 3 Venerunt ad te, et ingressi sunt domum t.
-18 Si ingredientibus nobis terram, signum fuerit
-23 Quibus urbem ingressis, reversi sunt
3- 4 Et nosse per quam viam ingrediamini
- 8 Cum ingressi fueritis partem aquæ Jordanis
-15 Ingressisque eis Jordanem
6- 1 Et nullus egredi audebat aut ingredi
- 5 Ingredienturque singuli per locum
-22 Ingredimini domum mulieris meretricis
-23 Ingressique juvenes, eduxerunt Rahab
10-20 Ingressi sunt civitates munitas
13- 5 Donec ingrediaris Emath
20- 6 Et ingredietur civitatem et domum suam
23-14 En ego hodie ingredior viam universæ terræ
Judic. 2-17 Viam, per quam ingressi fuerant patres eor.
3-20 Ingressus est Aod ad eum : sedebat autem
-24 Servique regis ingressi viderunt clausas fores
4-18 Qui ingressus tabernaculum ejus, et opertus
-21 Et ingressa abscondite et cum silentio
5- 6 Qui ingrediebantur per eas, ambulaverunt
6-19 Ingressus est itaque Gedeon, et coxit hædum
7-17 Ingrediar partem castrorum, et quod fecero
-19 Ingressusque est Gedeon, et trecenti viri
9-27 Ingressi sunt fanum dei sui, et inter epulas
-46 Ingressi sunt fanum dei sui Berith
16- 1 Et vidit ibi mulierem meretricem, ingressusque est ad eam
18-15 Ingressi sunt domum adolescentis Levitæ
-17 At illi qui ingressi fuerant domum juvenis
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ
-22 Educ virum, qui ingressus est domum tuam
-23 Quia ingressus est homo hospitium meum
-29 Quam cum esset ingressus, arripuit gladium
20-37 Ingressi sunt civitatem, et percusserunt eam
Ruth. 1- 2 Ingressique regionem Moabitidem
-19 Quibus urbem ingressis, velox apud cunctos fama percrebuit
3-15 Quæ portans ingressa est civitatem
4-11 Quæ ingreditur domum tuam
-13 Et accepit uxorem : ingressusque est ad eam
1 *Reg.* 4-13 Vir autem ille postquam ingressus est
5- 5 Et omnes qui ingrediuntur templum ejus
9-13 Ingredientes urbem, statim invenietis eum
10- 5 Et cum ingressus fueris ibi urbem
11-11 Et ingressus est media castra in vigilia matutina
12- 8 Quo modo Jacob ingressus est in Ægyptum
13-18 Porro alius ingrediebatur per viam Bethoron
14-26 Ingressus est itaque populus saltum
16- 6 Cumque ingressi essent, vidit Eliab, et ait
18-16 Ipse enim ingrediebatur et egrediebatur ante eos
19-23 Et ambulabat ingrediens, et prophetabat
20-43 Sed et Jonathas ingressus est civitatem
21-15 Hiccine ingredietur domum meam
24- 4 Spelunca, quam ingressus est Saül
26-15 Ingressus est enim unus de turba, ut interficeret regem
28-21 Ingressa est itaque mulier illa ad Saül
2 *Reg.* 3- 8 Quare ingressus es ad concubinam patris mei?
-24 Et ingressus est Joab ad regem, et ait
4- 5 Rechab et Baana ingressi sunt
- 6 Ingressi sunt autem domum latenter
- 7 Cum autem ingressi fuissent domum
5- 6 Non ingredieris huc, nisi abstuleris cæcos et claudos dicentes : Non ingredietur David huc
-10 Et ingrediebatur proficiens atq. succrescens

2 *Reg.* 6- 9 Quomodo ingredietur ad me arca Domini?
7-18 Ingressus est autem rex David, et sedit
10-14 Et ingressi sunt civitatem
11- 4 Quæ cum ingressa esset ad illum, dormivit
-11 Et ego ingrediar domum meam, ut comedam
12-16 Et ingressus seorsum, jacuit super terram
-20 Cumque mutasset vestem, ingressus est domum Domini
-24 Ingressusque ad eam, dormivit cum ea
13-19 Ibat ingrediens, et clamans
14- 3 Et ingredieris ad regem, et loqueris
- 4 Itaque cum ingressa fuisset mulier
-33 Ingressus itaque Joab ad regem, nuntiavit
15-37 Absalom quoque ingressus est Jerusalem
16-15 Absalom autem et omnis populus ejus ingressi sunt Jerusalem
-21 Ingredere ad concubinas patris tui
-22 Ingressusque est ad concubinas patris sui
17-13 Quod si urbem aliquam fuerit ingressus
-18 Ingressi sunt domum cujusdam viri
-25 Qui ingressus est ad Abigaïl filiam Naas
18- 9 Cumque ingressus fuisset mulus subter condensam quercum
19- 3 Declinavit populus in die illa ingredi civitatem
- 5 Ingressus ergo Joab ad regem in domum
20- 3 Non est ingressus ad eas, sed erant clausæ
-22 Ingressa est ergo ad omnem populum
3 *Reg.* 1-13 Vade, et ingredere ad regem David
-15 Ingressa est itaque Bethsabee ad regem
-28 Quæ cum fuisset ingressa coram rege
-32 Qui cum ingressi fuissent coram rege
-42 Ingredere, quia vir fortis es, et bona nuntians
-47 Et ingressi servi regis benedixerunt domino
-53 Et ingressus adoravit regem Salomonem
2- 2 Ego ingredior viam universæ terræ
-13 Et ingressus est Adonias filius Haggith
10- 2 Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu
11- 2 Non ingrediemini ad eas, neque de illis ingredientur ad vestras
-17 Fugit Adad... ut ingrederetur Ægyptum
14- 5 Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat
- 6 Et ait : Ingredere, uxor Jeroboam
-17 Cumque illa ingrederetur limen domus
-28 Cumque ingrederetur rex in domum Dom.
15-17 Ut non posset quispiam egredi vel ingredi
16-18 Ingressus est palatium, et succendit se
17-12 Ut ingrediar et faciam illum mihi et filio
-18 Ingressus es ad me, ut rememorarentur iniquitates meæ
18-12 Et ingressus nuntiabo Achab
20-30 Porro Benadad fugiens ingressus est civitat.
21- 5 Ingressa est autem ad eum Jezabel uxor sua
22-25 Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum
-30 Ingredere prælium, et induere vestibus tuis
Mutavit habitum s., et ingressus est bellum
4 *Reg.* 4- 4 Et ingredere, et claude ostium tuum
-32 Ingressus est ergo Eliseus domum
-33 Ingressusque clausit ostium super se
-36 Quæ vocata, ingressa est ad eum. Qui ait
5- 4 Ingressus est itaque Naaman ad dominum
-18 Quando ingredietur dominus meus templum
-25 Ipse a. ingressus, stetit coram domino suo
6-20 Cumque ingressi fuissent in Samariam
7- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem
- 8 Ingressi sunt unum tabernaculum
-12 Et tunc civitatem ingredi poterimus
9- 2 Ingressus suscitabis eum de medio fratrum
- 5 Et ingressus est illuc : ecce autem principes
- 6 Et surrexit et ingressus est cubiculum
-31 (*Respexit per fenestram*) ingredientem Jehu per portam
10-21 Et ingressi sunt templum Baal
-23 Ingressusque Jehu, et Jonadab filius Rechab
-24 Ingressi sunt igitur ut facerent victimas
-25 Ingredimini, et percutite eos, nullus evadat
11- 8 Si quis autem ingressus fuerit septum templi
- 9 Qui ingrediebantur sabbatum, cum his qui egrediebantur sabbato
-13 Et ingressa ad turbas in templum Domini
-18 Ingressusque est omnis populus terræ templum
12- 9 Ad dexteram ingredientium domum Dom.
18-21 Comminutus ingredietur manum ejus
19- 1 Ingressusque est domum Domini
-23 Et ingressus sum usque ad terminos ejus
-32 Non ingredietur urbem hanc
-33 Et civitatem hanc non ingredietur
1 *Par.* 2-21 Ingressus est Hesron ad filiam Machir
-24 Ingressus est Caleb ad Ephrata
4-39 Et profecti sunt ut ingrederentur in Gador
7-23 Ingressusque est ad uxorem suam : quæ concepit

1 *Par.* 11- 5 Dixeruntque... Non ingredieris huc
13- 5 Usque dum ingrediaris Emath
19-15 Et ingressi sunt civitatem
24-19 Ut ingrediantur domum Domini
27- 1 Ingredientes et egredientes per singulos menses in anno
2 *Par.* 1-10 Ut ingrediar et egrediar coram populo tuo
6-27 Doce eos viam bon., per quam ingrediantur
7- 2 Nec poterant sacerdotes ingredi templum
8-11 Quia ingressa est in eam arca Domini
15- 5 Non erit pax egredienti, et ingredienti
16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi
18-24 Quando ingressus fueris cubiculum de cubiculo
20-28 Ingressique sunt in Jerusalem cum psalteriis
22- 3 Et ipse ingressus est per vias domus Achab
23- 6 Nec quispiam alius ingrediatur domum Do. Ipsi tantummodo ingrediantur
- 7 Si quis alius ingressus fuerit templum
-12 Ingressa est ad populum in templum Domini
-17 Ingressus est omnis populus domum Baal
-19 Ut non ingrederetur eam immundus in omni
24-10 Ingressi contulerunt in arcam Domini
-11 Ingrediebatur scriba regis
-17 Ingressi sunt principes Juda, et adoraverunt
26-16 Ingressusq. templum Domini, adolere voluit
-17 Statimque ingressus post eum Azarias
27- 2 Excepto quod non est ingressus templum Domini
29-15 Ingressi sunt juxta mandatum regis
-16 Sacerdotes quoque ingressi templum Dom.
-17 Ingressi sunt porticum templi Domini
-18 Ingressi quoque sunt ad Ezechiam regem
31- 8 Cumque ingressi fuissent Ezechias et principes ejus
-16 Cunctis qui ingrediebantur templum Dom.
32- 1 Et ingressus Judam, obsedit civitates
-21 Cumque ingressus esset domum dei sui
1 *Esdr.* 2-68 Cum ingrederentur templum Domini
9-11 Terra, ad quam vos ingredimini
10- 6 Et ingressus est illuc, panem non comedit
2 *Esdr.* 2- 8 Domum, quam ingressus fuero
6-10 Ingressus sum domum Semaiæ filii Dalaiæ
-11 Quis ut ego ingredietur templum, et vivet? non ingrediar
9-12 Ut appareret eis via, per quam ingrediebantur
-15 Dixisti eis ut ingrederentur et possiderent terram
-19 Ut ostenderet eis iter per quod ingrederentur
-23 Ut ingrederentur et possiderent
Tobiæ. 3- 8 Mox ut ingressi fuissent ad eam
5-10 Tunc ingressus Tobias, indicavit universa
-11 Ingressus itaque salutavit eum, et dixit
6-18 Cum acceperis eam, ingressus cubiculum
7- 1 Ingressi sunt a. ad Raguelem, et suscepit eos
-11 Sciens quid evenerit illis septem viris, qui ingressi sunt ad eam
8-12 Septem viris, qui sunt ingressi ad eam
-15 Quæ ingressa cubiculum, reperit eos salvos
9- 8 Cumque ingressus esset domum Raguelis
11-18 Ingressa est etiam post septem dies Sara
Judith. 5-16 Ubicumque ingressi sunt sine arcu et sagitta
9- 1 Judith ingressa est oratorium suum
12-15 Et ingressa stetit ante faciem ejus
14-13 Tunc ingressus Vagao cubiculum ejus
-15 Ingressus tabernaculum Judith, non invenit eam
15- 7 Ingressi sunt castra Assyriorum
Esth. 1-19 Ut nequaquam... Vasthi ingrediatur ad reg.
2-13 Ingredientesque ad regem
4- 4 Ingressæ a. sunt puellæ Esther et eunuchi
-16 Et tunc ingrediar ad regem, contra legem faciens
6- 5 Dixitque rex : Ingrediatur
- 6 Cumque esset ingressus, ait illi
8- 1 Mardochæus ingressus est ante faciem regis
9-25 Et postea ingressa est Esther ad regem
15- 1 Mandavit ei... ut ingrederetur ad regem
- 9 Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia
Job. 5-26 Ingredieris in abundantia sepulcrum
37- 8 Ingredietur bestia latibulum, et in antro suo morabitur
38-16 Numquid ingressus es profunda maris?
-22 Numquid ingressus es thesauros nivis?
Psal. 14- 2 Qui ingreditur sine macula, et operatur just.
25- 1 Quon. ego in innocentia mea ingressus sum
-11 Ego autem in innocentia mea ingressus sum
37- 7 Tota die contristatus ingrediebar
40- 7 Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur
85-11 Et ingrediar in veritate tua
117-19 Ingressus in eas confitebor Domino
Prov. 2-19 Qui ingrediuntur ad eam, non revertentur

Prov. 4-12 Quas cum ingressus fueris, non arctabuntur
6-29 Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui
23-12 Ingrediatur ad doctrinam cor tuum
-31 Vinum quando flavescit.. ingreditur blande
27-10 Et domum fratris tui ne ingrediaris in die afflictionis tuæ
Eccle. 4-17 Custodi pedem tuum ingrediens domum Dei
Eccli. 2-14 Væ... peccatori terram ingredienti duabus viis
3-28 Cor ingrediens duas vias, non habebit successus
9- 2 Ne ingrediatur in virtutem tuam
-20 Quoniam in medio laqueorum ingrederis
Isai. 1-23 Et causa viduæ non ingreditur ad illos
2-10 Ingredere in petram, et abscondere in fossa
-21 Et ingredietur scissuras petrarum
7-24 Cum sagittis et arcu ingredientur illuc
13- 2 Levate manum, et ingrediantur portas duces
16-12 Ingredietur ad sancta sua ut obsecret
19- 1 Ingredietur Ægyptum, et commovebuntur
20- 1 Anno quo ingressus est Tharthan in Azotum
22-15 Vade, ingredere ad eum qui habitat in tabernaculo
26- 2 Aperite portas, et ingrediatur gens justa
27- 6 Qui ingrediuntur impetu ad Jacob
30- 8 Nunc ergo ingressus, scribe ei super buxum
36-22 Et ingressus est Eliacim filius Helciæ
37-34 Revertetur, et civitatem hanc non ingredietur
59-14 Et æquitas non potuit ingredi
Jerem. 2- 7 Et ingressi contaminastis terram meam
3-19 Vocabis me, et post me ingredi non cessabis
4- 5 Congregamini, et ingrediamur civitates
-29 Ingressi sunt ardua, et ascenderunt rupes
7- 2 Qui ingredimini per portas has, ut adoretis
8-14 Ingrediamur civitatem munitam, et sileamus
9-21 Ascendit mors... ingressa est domos nostras
16- 5 Ne ingrediaris domum convivii
- 8 Et domum convivii non ingrediaris
17-19 Sta in porta... per quam ingrediuntur reges Juda
-20 Qui ingredimini per portas istas
-25 Ingredientur per portas civitatis hujus
21-13 Et quis ingredietur domos nostras?
22- 2 Qui ingredimini per portas istas
- 4 Ingredientur per portas domus hujus reges
26-21 Fugitque et ingressus est Ægyptum
28- 4 Qui ingressi sunt in Babylonem
32-23 Et ingressi sunt, et possederunt eam
35-11 Venite, et ingrediamur Jerusalem
36- 5 Nec valeo ingredi domum Domini
- 6 Ingredere ergo tu, et lege de volumine
-20 Et ingressi sunt ad regem in atrium
37-15 Ingressus est Jeremias in domum laci
38-11 Ingressus est domum regis quæ erat sub cell.
39- 3 Ingressi sunt omnes principes regis Babyl.
42-15 Ut ingrediamini Ægyptum, et intraveritis
-17 Ut ingrediantur Ægyptum, ut habitent ibi
-18 Cum ingressi fueritis Ægyptum, et eritis
43- 2 Ne ingrediamini Ægyptum ut habitetis illic
- 7 Et ingressi sunt terram Ægypti
44- 8 In quam ingressi estis ut habitetis ibi
-12 Ut ingrederentur terram Ægypti, et habitar.
-28 Reliquiæ Jud. ingredientium terram Ægypti
47- 6 Ingredere in vaginam tuam, refrigerare
Thren. 1-10 Quia vidit gentes ingressas sanctuarium s.
-22 Ingrediatur omne malum eorum coram te
4-12 Quoniam ingrederetur hostis et inimicus
Baruc. 4-13 Neque per semitas veritatis ejus cum justitia ingressi sunt
6- 2 Ingressi itaque in Babylonem, eritis ibi
Ezech. 2- 2 Ingressus est in me spiritus postquam locutus est
3-11 Et vade, ingredere ad transmigrationem
-24 Et ingressus est in me spiritus, et statuit me Ingredere, et includere in medio domus tuæ
4-14 Non est ingressa in os meum omnis caro immunda
8- 9 Ingredere, et vide abominationes pessimas
-10 Et ingressus vidi, et ecce omnis similitudo
9- 2 Ingressi s., et steterunt juxta altare æreum
10- 2 Et ait : Ingredere in medio rotarum Ingressusque est in conspectu meo
- 3 Stabant a dextris dom. cum ingrederetur vir
- 6 Ingressus ille stetit juxta rotam
-22 Et impetus singulorum ante faciem suam ingredi
11-18 Ingredientur illuc, et auferent.. offensiones
12-16 Ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus ad quas ingredientur
13- 9 Nec in terram Israel ingredientur
14-22 Ecce ipsi ingredientur ad vos, et videbitis
16- 7 Ingressa es, et pervenisti ad mundum muliebrem

Ezech. 16- 8 Juravi tibi, et ingressus sum pactum tecum
20-29 Quid est excelsum, ad quod vos ingredimini?
-38 Et in terram Israel non ingredientur
23-39 Et ingrederentur sanctuarium meum in die
-44 Ingressi sunt ad eam quasi ad mulierem meretricem : sic ingrediebantur ad Oollam
26-10 Cum ingressus fuerit portas tuas
33-31 Veniunt ad te, quasi si ingrediatur populus
36-20 Ingressi sunt ad gentes, ad quas introierunt
-21 In gentibus, ad quas ingressi sunt
37-10 Et ingressus est in ea spiritus, et vixerunt
41- 6 Quæ ingrederentur per parietem domus
42- 9 Introitus ab Oriente ingredientium in ea
-12 Quæ via erat ante vestibulum separatum per viam Orientalem ingredientibus
-14 Cum autem ingressi fuerint sacerdotes
43- 2 Et ecce gloria Dei Israel ingrediebatur
- 4 Majestas Domini ingressa est templum
44- 2 Quoniam Dom. Deus Israel ingressus est
- 3 Per viam portæ vestibuli ingredietur
- 9 Non ingredietur sanctuarium meum o. filius
-16 Ipsi ingredientur sanctuarium meum
-17 Cumque ingredientur portas atrii interioris
-21 Quando ingressurus est atrium interius
-25 Et ad mortuum hominem non ingredientur
46- 8 Cumque ingressurus est princeps, per viam vestibuli portæ ingrediatur
- 9 Qui ingreditur per portam Aquilonis Porro qui ingreditur per viam portæ Meridianæ Per viam portæ, per quam ingressus est
-10 Cum ingredientibus ingredietur
Dan. 2-16 Daniel ingressus rogavit regem
-17 Et ingressus est domum suam
-24 Post hæc Daniel ingressus ad Arioch
4- 4 Tunc ingrediebantur arioli, magi, Chaldæi
- 5 Donec collega ingressus est in conspectu meo
5- 8 Tunc ingressi om. sapientes regis non potuerunt
-10 Domum convivii ingressa est
6-10 Ingressus est domum suam : et fenestris apertis
11- 7 Et ingredietur provinciam regis Aquilonis
-24 Et abundantes et uberes urbes ingredietur
-40 Ingredietur terras, et conteret et pertransiet
13- 7 Ingrediebatur Susanna, et deambulabat
- 8 Videbant eam senes quotidie ingredientem
-15 Ingressa est aliquando sicut heri et nudiustertius
-36 Ingressa est hæc cum duabus puellis
14-11 Et cum ingressus fueris mane, nisi inveneris
-12 Et per illum ingrediebantur semper
-14 Sacerdotes autem ingressi sunt nocte
-18 Et tenuit regem ne ingrederetur intro
-20 Abscondita ostiola, per quæ ingrediebantur
Osee. 4-15 Nolite ingredi in Galgala, et ne ascenderitis
7- 1 Fur ingressus est spolians, latrunculus foris
11- 9 In medio tui sanctus, et non ingrediar civitatem
Joel. 1-13 Ingredimini, cubate in sacco ministri Dei
2- 9 Urbem ingredientur, in muro current
Amos. 5-19 Ingrediatur domum, et innitatur manu sua
6- 1 Ingredientes pompatice domum Israel
Abdiæ. -11 Et extranei ingrediebantur portas ejus
-13 Neque ingredieris portam populi mei in die
Mich. 2-13 Transibunt portam, et ingredientur per eam
Nahum. 2-11 Ad quam ivit leo ut ingrederetur illuc
Habac. 3-16 Ingrediatur putredo in ossibus meis
Soph. 1- 9 Qui arroganter ingreditur super limen
Aggæi. 1-14 Et ingressi sunt, et faciebant opus in domo
1 *Mac.* 3-45 Non erat qui ingrederetur et egrederetur
7- 2 Et factum est, ut ingressus est domum regni
12-25 Non enim dederat eis spatium ut ingrederentur regionem ejus
13-49 Prohibebantur egredi et ingredi regionem
15-14 Et neminem sinebant ingredi vel egredi
2 *Mac.* 1-15 Et ipse cum paucis ingressus esset intra
3-28 Prædictum ingressus est ærarium
4-22 Cum facularum luminibus et laudibus ingressus est
11- 5 Ingressus autem Judæam, et appropians Bethsuræ
Matth. 18- 8 Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem
19-17 Si a. vis ad vitam ingredi, serva mandata
26-58 Et ingressus intro, sedebat
Marc. 1-21 Et ingrediuntur Capharnaüm : et statim sabbatis ingressus in synagogam
3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere
5-39 Et ingressus, ait illis : Quid turbamini?
-40 Et ingreditur ubi puella erat jacens
7-24 Et ingressus domum, neminem voluit scire
Luc. 1- 9 Ingressus in templum Domini
-28 Et ingressus Angelus ad eam dixit : Ave
7-36 Et ingressus domum Pharisæi discubuit

Luc. 8-32 Ut permitteret eis in illos ingredi
11-26 Nequiores se, et ingressi habitant ibi
-33 Ut qui ingrediuntur, lumen videant
-37 Ut pranderet apud se. Et ingressus recubuit
17-12 Et cum ingrederetur quoddam castellum
19- 1 Et ingressus perambulabat Jericho
-45 Et ingressus in templum, cœpit ejicere
24- 3 Et ingressæ non invenerunt corpus Domini
Joan. 10- 9 Et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet
19- 9 Et ingressus est prætorium iterum
Act. 9- 7 Surge, et ingredere civitatem
11-12 Et ingressi sumus in domum viri
13-14 Ingressi synagogam die sabbatorum
14-15 Dimisit omnes gentes ingredi vias suas
18-19 Ipse vero ingressus synagogam, disputabat
20-18 A prima die, qua ingressus sum in Asiam
21-21 Neque secundum consuetudinem ingredi
28-30 Qui ingrediebantur ad eum
Hebr. 4- 3 Ingredimur enim in requiem, qui credidimus
-10 Qui enim ingressus est in requiem ejus
-11 Festinemus ergo ingredi in illam requiem
10- 5 Ideo ingrediens mundum dicit : Hostiam, et oblationem noluisti
3 Joan. - 2 Orationem facio prospere te ingredi, et valere

INGRESSUS.

Exod. 38-19 Columnæ autem in ingressu fuere quatuor
-31 Bases atrii tam in circuitu quam in ingressu
40- 8 Circumdabisque atrium tentoriis, et ingressum ejus
1 Reg. 16- 4 Pacificus-ne est ingressus tuus?
3 Reg. 2-13 Pacificus-ne est ingressus tuus?
6-31 Et in ingressu oraculi fecit ostiola
4 Reg. 16-18 Et ingressum regis exterius convertit in templum Domini
Judith. 14- 9 Et ante ingressum cubiculi perstrepentes
Psal. 67-25 Viderunt ingressus tuos, Deus, ingressus Dei mei
Eccli. 1- 5 Et ingressus illius mandata æterna
- 7 Multiplicationem ingressus illius quis intellexit?
19-27 Et ingressus hominis enuntiant de illo
50- 5 Et ingressum domus et atrii amplificavit
Ezech. 46-19 Introduxit me per ingressum
1 Mac. 5-46 Hæc civitas magna in ingressu posita

INGRUO.

Exod. 1-10 Et si ingruerit contra nos bellum
Prov. 1-27 Et interitus quasi tempestas ingruerit
Eccle. 8- 8 Nec sinitur quiescere ingruente bello

INGUEN.

2 Reg. 2-23 Percussit ergo eum Abner aversa hasta in inguine
3-27 Et percussit illum ibi in inguine
4- 6 Percusserunt eum in inguine Rechab et Baana

INHABITABILIS.

Jerem. 2- 6 Traduxit nos... per terram inhabitabilem
6- 8 Ne forte ponam te desertam, terram inhabitabilem
17- 6 Habitabit... in terra salsuginis, et inhabitabili
22- 6 Si non posuero te solitudinem, urbes inhabitabiles
46-19 Quia Memphis.. deseretur, et inhabitabilis erit
48- 9 Civitates ejus desertæ erunt, et inhabitabiles
51-29 Ut ponat terram Babylonis desertam et inhabitabilem
-43 Terra inhabitabilis et deserta

INHABITATIO.

Sap. 9-15 Terrena inhabitatio deprimit sensum

INHABITATOR.

Sap. 12- 3 Illos e. antiquos inhabitatores terræ sanctæ
Soph. 2- 5 Disperdam te, ita ut non sit inhabitator

INHABITO.

Tobiæ. 14- 8 Venient in Jerusalem, et inhabitabunt in ea
Judith. 1- 8 Inhabitantes Galilæam in campo magno
2-18 Cecidit timor illius super omnes inhabitantes terram
3- 7 Obtinuit... omnem inhabitantem terram
Job. 10-22 Sed sempiternus horror inhabitat
Psal. 22- 6 Et ut inhabitem in domo Domini
26- 4 Ut inhabitem in domo Domini
28-10 Dominus diluvium inhabitare facit
32- 8 Commoveantur omnes inhabitantes orbem
36- 3 Inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus
Psal. 36-27 Et inhabita in sæculum sæculi
-29 Inhabitabunt in sæculum sæculi super eam
55- 7 Inhabitabunt, et abscondent
60- 5 Inhabitabo in tabernaculo tuo in sæcula
64- 5 Beatus, quem elegisti... inhabitabit in atriis tuis
67- 7 Deus qui inhabitare facit unius moris in domo
-19 Etenim non credentes, inhabitare Dominum
68-26 In tabernaculis eorum non sit qui inhabitet
-36 Et inhabitabunt ibi, et hæreditate acquirent
84-10 Ut inhabitet gloria in terra nostra
106-34 A malitia inhabitantium in ea
Sap. 7-28 Neminem enim diligit Deus, nisi eum, qui cum sapientia inhabitat
Eccli. 10- 2 Tales et inhabitantes in ea
- 3 Et civitates inhabitabuntur per sensum
16- 5 Ab uno sensato inhabitabitur patria
24-13 Et dixit mihi : In Jacob inhabita
27- 9 Et inhabitabis cum ea, et proteget te
38-37 Et non inhabitabunt, nec inambulabunt
Isai. 40-22 Expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum
54- 3 Et civitates desertas inhabitabit
62- 4 Vocaberis voluntas mea in ea, et terra tua inhabitata
Et terra tua inhabitabitur
Jerem. 50-39 Et non inhabitabitur ultra usque in sempit.
Baruc. 2-23 Erit omnis terra sine vestigio ab inhabitantibus eam
Ezech. 36-33 Et inhabitari fecero urbes, et instauravero
Amos. 9-14 Ædificabunt civitates desertas, et inhabitabunt
1 Mac. 3-34 Et de inhabitantibus Judæam et Jerusalem
6-41 Commovebantur omnes inhabitantes terram
2 Mac. 6- 2 Prout erant hi, qui locum inhabitabant
Act. 1-20 Et non sit qui inhabitet in ea
17-26 Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terræ
Rom. 8-11 Propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis
2 Cor. 6-16 Sicut dicit Deus : Quoniam inhabitabo in illis
12- 9 Ut inhabitet in me virtus Christi
Colos. 1-19 Complacuit, omn. plenitudinem inhabitare
2- 9 Quia in ipso inhabitat omnis plenitudo
1 Tim. 6-16 Et lucem inhabitat inaccessibilem
Apoc. 11-10 Inhabitantes terram gaudebunt super illos
13- 8 Adoraverunt eam omnes, qui inhabitant terram
17- 2 Inebriati sunt qui inhabitant terram de vino
- 8 Et mirabuntur inhabitantes terram

INHIBEO.

1 Esdr. 5- 5 Et non potuerunt inhibere eos

INHIO.

Esth. 9- 1 Hostes eorum inhiabant sanguini

INHONESTE.

2 Reg. 13- 2 Difficile ei videbatur ut quippiam inhoneste ageret cum ea
2 Mac. 9- 1 Antiochus inhoneste revertebatur de Perside

INHONESTUS.

Eccli. 37-13 Cum inhonesto (*tracta*) de honestate
1 Cor. 12-23 Et quæ inhonesta sunt nostra

INHONORATIO.

Eccli. 1-38 Et adducas animæ tuæ inhonorationem

INHONORO.

Eccli. 22- 5 Ab utrisque autem inhonorabitur
Nahum. 1-14 Ponam sepulcrum tuum, quia inhonoratus es
Joan. 8-49 Honorifico Patrem meum, et vos inhonorastis me
Rom. 2-23 Per prævaricationem legis Deum inhonoras

INHORREO.

Job. 4-15 Inhorruerunt pili carnis meæ

INHOSPITALITAS.

Sap. 19-13 Detestabiliorem inhospitalitatem instituerunt

INIMICARI.

Eccli. 28- 6 Memento novissimorum, et desine inimicari

INIMICITIA.

Gen. 3-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem
Num. 35-23 Et inimicitiis, quidquam horum fecerit
Eccli. 5-17 Susurratori autem odium, et inimicitia
6- 9 Est amicus, qui convertitur ad inimicitiam
Eccli. 28-11 In medio pacem habentium immittet inimicitiam
37- 2 Sodalis autem et amicus ad inimicitiam convertentur
Ezech. 25-15 Interficientes, et implentes inimicitias veteres
1 Mac. 7-26 Qui erat inimicitias exercens contra Israël
9-51 Ut inimicitias exercerent in Israel
11-12 Et manifestatæ sunt inimicitiæ ejus
-40 Inimicitias exercituum ejus adversus illum
13- 6 Quia congregatæ sunt universæ gentes conterere nos inimicitiæ gratia
-17 Ne inimicitiam magnam sumeret ad populum Israël
2 Mac. 4- 3 Sed, cum inimicitiæ in tantum procederent
12- 3 Quasi nullis inimicitiis inter eos subjacentibus
Galat. 5-20 Veneficia, inimicitiæ, contentiones
Ephes. 2-14 Et medium parietem maceriæ solvens, inimicitias in carne sua
-16 Interficiens inimicitias in semetipso

INIMICITIÆ.

Propterea quod multoties iterata vexatio fuit indicium odii inveterati, puteus iste vocatus est, Inimicitiæ. *Vatablus vertit :* Vocavit ergo nomen ejus Sitnah, *id est, odium; et in Hebræo textu legitur* SATANA, *ex quo intelligimus* Satanam Contrarium *significare.*

Gen. 26-21 Pro illo quoque rixati sunt, appellavitque eum, Inimicitias

INIMICUS, A, UM.

Subst. et adject.

Gen. 22-17 Possidebit semen tuum portas inimicorum
24-60 Possideat semen tuum portas inimicorum
49- 8 Manus tua in cervicibus inimicorum tuor.
Exod. 1-10 Addatur inimicis nostris, expugnatisque nobis
15- 6 Dextera tua, Domine, percussit inimicum
- 9 Dixit inimicus: Persequar et comprehendam
23- 4 Si occurreris bovi inimici tui
-22 Inimicus ero inimicis tuis
-27 Cunctorumque inimicorum tuorum coram te terga vertam
Levit. 26- 7 Persequemini inimicos vestros, et corruent
- 8 Cadent inimici vestri gladio
-32 Stupebunt super ea inimici vestri
-37 Nemo vestrum inimicis audebit resistere
-39 Tabescent... in terra inimicorum suorum
Num. 10- 9 Ut eruamini de manibus inimicorum vest.
-35 Surge, Domine, et dissipentur inimici tui
14-42 Ne corruatis coram inimicis vestris
23-11 Ut malediceres inimicis meis vocavi te
24-10 Ad maledicendum inimicis meis vocavi te
-18 Hæreditas Seïr cedet inimicis suis
32-21 Donec subvertat Dominus inimicos suos
35-21 Cum esset inimicus, manu percusserit
Deut. 1-42 Ne cadatis coram inimicis vestris
4-42 Nec sibi fuerit inimicus ante unum... diem
6-19 Ut deleret omnes inimicos tuos coram te
20- 3 Vos hodie contra inimicos vestros pugnam committitis
21-10 Si egressus fueris ad pugnam contra inimicos
23-14 Ut eruat te, et tradat tibi inimicos tuos
28- 7 Dabit Dom. inimicos tuos, qui consurgunt
-31 Oves tuæ dentur inimicis tuis
-48 Servies inimico tuo, quem immittet tibi Do.
-55 Penuria, qua vastaverint te inimici tui
-57 Opprimet te inimicus tuus intra portas tuas
-68 Ibi venderis inimicis tuis in servos et ancillas
30- 7 Maledictiones has convertet super inimicos
32-27 Sed propter iram inimicorum distuli
-31 Et inimici nostri sunt judices
-42 De captivitate, nudati inimicorum capitis
33-11 Percute dorsa inimicorum ejus
-27 Ejiciet a facie tua inimicum, dicetque
-29 Negabunt te inimici tui, et tu eorum colla calcabis
Josue. 10-13 Donec ulcisceretur se gens de inimicis suis
20- 5 Nec ante biduum, triduumve, ejus probatur inimicus
Judic. 3-28 Tradidit enim Dominus inimicos nostros Moabitas
5-31 Sic pereant omnes inimici tui, Domine
6- 9 Liberavi de manu... omnium inimicorum
8-34 Qui eruit eos de manibus inimicorum suor.
16-23 Tradidit deus noster inimicum nostrum Samson
1 Reg. 2- 1 Dilatatum est os meum super inimicos meos
4- 3 Ut salvet nos de manu inimicorum nostror.
10- 1 Et liberabis populum suum de manibus inimicorum ejus
12-10 Erue nos de manu inimicorum nostrorum

1 Reg. 12-11 Et eruit vos de manu inimicorum vestrorum
14-24 Ad vesperam, donec ulciscar de inimicis
-30 Quanto magis si comedisset populus de præda inimicorum suorum
-47 Pugnabat... adversum omnes inimicos ejus
18-25 Ut fiat ultio de inimicis regis
-29 Factusque est Saül inimicus David
19-17 Et dimisisti inimicum meum ut fugeret
20-15 Quando eradicaverit Dom. inimicos David
Requirat Dom. de manu inimicorum David
-16 Requisivit Dom. de manu inimicorum David
24- 5 Ego tradam tibi inimicum tuum
-20 Quis enim cum invenerit inimicum suum
25-22 Hæc faciat Deus inimicis David
-26 Et nunc fiant sicut Nabal inimici tui
-29 Porro inimicorum tuorum anima rotabitur
26- 8 Conclusit Deus inimicum tuum hodie
29- 8 Et pugnem contra inimicos dom. mei regis
2 Reg. 3-18 Salvabo populum meum Israël de manu Philisthiim, et omnium inimicorum ejus
4- 8 Ecce caput Isboseth filii Saül inimici tui
5-20 Divisit Dominus inimicos meos coram me
7- 1 Et Dominus dedisset ei requiem undique ab universis inimicis suis
- 9 Interfeci universos inimicos tuos a facie tua
12-14 Quoniam blasphemare fecisti inimicos Dom.
18-19 Et nuntiabo regi, quia judicium fecerit ei Dominus de manu inimicorum ejus
-32 Fiant, inquit... inimici domini mei regis
19- 9 Rex liberavit nos de manu inimicorum nostrorum
22- 1 In die qua liberavit eum Dominus de manu omnium inimicorum suorum
- 4 Et ab inimicis meis salvus ero
-18 Liberavit me ab inimico meo potentissimo
-38 Persequar inimicos meos, et conteram
-41 Inimicos meos dedisti mihi dorsum
-49 Qui educis me ab inimicis meis
3 Reg. 3-11 Nec divitias, aut animas inimicorum tuor.
8-33 Si fugerit populus tuus Israël inimicos suos
-37 Afflixerit eum inimicus ejus portas obsidens
-44 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum contra inimicos suos
-46 Et iratus tradideris eos inimicis suis, et captivi ducti fuerint in terram inimicorum
-48 Et reversi fuerint..in terra inimicorum suor.
21-20 Num invenisti me inimicum tibi?
4 Reg. 17-39 Ipse eruet vos de manu omn. inimicorum
21-14 Et tradam eas in manus inimicorum ejus
1 Par. 14-11 Divisit Deus inimicos meos per manum m.
17- 8 Et interfeci omnes inimicos tuos coram te
-10 Et humiliavi universos inimicos tuos
22- 9 Faciam enim eum requiescere ab omnibus inimicis suis per circuitum
-18 Et tradiderit omnes inimicos vestros
2 Par. 6-24 Si superatus fuerit populus tuus Israël ab inimicis
20-27 Eo quod dedisset eis Dominus gaudium de inimicis suis
-29 Quod pugnasset Dom. contra inimicos Israël
1 Esdr. 8-22 Qui defenderent nos ab inimico in via
-31 Liberavit nos de manu inimici et insidiatoris
2 Esdr. 4-15 Cum audissent inimici nostri nuntiatum esse
5- 9 Ne exprobretur nobis a gentibus inimicis nostris
6- 1 Et Gossem Arabs, et cæteri inimici nostri
-16 Cum audissent omnes inimici nostri, ut timerent
9-28 Dereliquisti eos in manu inimicorum suor.
Tobiæ. 8-18 Et exclusisti a nobis inimicum persequentem
Judith. 8-19 Dati sunt... in confusionem inimicis suis
-20 Et exquiret sanguinem nostrum de afflictionibus inimicorum nostrorum
-34 Dominus sit tecum in ultionem inimicorum
13-22 Quia per te ad nihilum redegit inimicos nost.
-24 Qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum
-27 Quod ulciscatur se de inimicis suis
16- 4 Ut eriperet nos de manu omnium inimicorum nostrorum
Esth. 7- 6 Et inimicus noster pessimus iste est Aman
8-11 Omnes inimicos suos, cum conjugibus ac liberis et universis domibus, interficerent
9- 2 Ut extenderent manum contra inimicos
- 5 Itaque percusserunt Judæi inimicos suos
-22 Se ulti sunt Judæi de inimicis suis
13- 6 Cum conjugibus ac liberis deleantur ab inimicis suis
-15 Quia volunt nos inimici nostri perdere
14- 6 Et idcirco tradidisti nos in manus inimicorum nostrorum
Job. 13-24 Et arbitraris me inimicum tuum?
27- 7 Sit ut impius, inimicus meus
33-10 Ideo arbitratus est me inimicum sibi
Psal. 5- 9 Propter inimicos meos dirige... viam meam
Psal. 6- 8 Inveteravi inter omnes inimicos meos
-11 Conturbentur vehementer om. inimici mei
7- 5 Decidam merito ab inimicis meis inanis
- 6 Persequatur inimicus animam meam
- 7 Et exaltare in finibus inimicorum meorum
8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem
9- 4 In convertendo inimicum meum retrorsum
- 7 Inimici defecerunt frameæ in finem
-14 Vide humilitatem meam de inimicis meis
H. 10- 5 Omnium inimicorum suorum dominabitur
12- 3 Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?
- 5 Nequando dicat inimicus meus: Prævalui
16- 9 Inimici mei animam meam circumdederunt
13-14 (*Eripe frameam tuam*) ab inimicis man. t.
17- 1 In die, qua eripuit eum de manu omnium inimicorum ejus
- 4 Et ab inimicis meis salvus ero
-18 Eripuit me de inimicis meis fortissimis
-38 Persequar inimicos meos, et comprehendam
-41 Inimicos meos dedisti mihi dorsum
-48 Liberator meus de inimicis meis iracundis
20- 9 Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis
24- 3 Neque irrideant me inimici mei
-19 Respice inimicos meos quoniam multiplicati sunt
26- 2 Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati
- 6 Nunc exaltavit caput meum super inimicos
-11 Dirige me in semitam rectam propter inimicos meos
29- 2 Nec delectasti inimicos meos super me
30- 9 Nec conclusisti me in manibus inimici
-12 Super omnes inimicos meos factus sum opprobrium
-16 Eripe me de manu inimicorum meorum
36-20 Inimici vero Domini mox ut honorificati
37-17 Nequando supergaudeant mihi inimici mei
-20 Inimici a. mei vivunt, et confirmati sunt
40- 3 Non tradat eum in animam inimicorum ejus
- 6 Inimici mei dixerunt mala mihi
- 8 Adversum me susurrabant omnes inimici
-12 Quoniam non gaudebit inimicus meus super me
41-10 Quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?
-11 Qui tribulant me inimici mei
42- 2 Quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
43- 6 In te inimicos nostros ventilabimus cornu
-11 Avertisti nos retrorsum post inimicos nostr.
-17 A facie inimici, et persequentis
44- 6 Sub te cadent, in corda inimicorum regis
53- 7 Averte mala inimicis meis
- 9 Super inimicos meos despexit oculus meus
54- 4 (*Conturbatus sum*) a voce inimici
-13 Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi
55- 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die
-10 Tunc convertentur inimici mei retrorsum
58- 2 Eripe me de inimicis meis, Deus meus
-12 Deus ostendet mihi super inimicos meos
60- 4 Turris fortitudinis a facie inimici
63- 2 A timore inimici eripe animam meam
65- 3 In multitudine virtutis tuæ mentientur tibi inimici tui
67- 2 Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus
-22 Deus confringet capita inimicorum suor.
-24 Lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso
68- 5 Qui persecuti sunt me inimici mei injuste
-19 Propter inimicos meos eripe me
70-10 Quia dixerunt inimici mei mihi
71- 9 Et inimici ejus terram lingent
73- 3 Quanta malignatus est inimicus in sancto!
-10 Usquequo, Deus, improperabit inimicus
-18 Inimicus improperavit Domino
-23 Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum
77-53 Et inimicos eorum operuit mare
-61 Et pulchritudinem eorum in manus inimici
-66 Et percussit inimicos suos in posteriora
79- 7 Et inimici nostri subsannaverunt nos
80-15 Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem
-16 Inimici Domini mentiti sunt ei
82- 3 Quoniam ecce inimici tui sonuerunt
88-11 In brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos
-23 Nihil proficiet inimicus in eo
-24 Et concidam a facie ipsius inimicos ejus
-43 Lætificasti omnes inimicos ejus
-52 Quod exprobraverunt inimici tui, Domine
91-10 Quoniam ecce inimici tui, Domine, quoniam ecce inimici tui peribunt
-12 Et despexit oculus meus inimicos meos
96- 3 Et inflammabit in circuitu inimicos ejus
101- 9 Tota die exprobrabant mihi inimici mei
Psal. 104-24 Et firmavit eum super inimicos ejus
105-10 Et redemit eos de manu inimici
-42 Et tribulaverunt eos inimici eorum
106- 2 Quos redemit de manu inimici
107-14 Ipse ad nihilum deducet inimicos nostros
109- 1 Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum
- 2 Dominare in medio inimicorum tuorum
111- 8 Donec despiciat inimicos suos
117- 7 Et ego despiciam inimicos meos
118-98 Super inimicos meos prudentem me fecisti
-139 Quia obliti sunt verba tua inimici mei
126- 5 Cum loquetur inimicis suis in porta
131-18 Inimicos ejus induam confusione
135-24 Et redemit nos ab inimicis nostris
137- 7 Super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam
138-21 Et super inimicos tuos tabescebam?
-22 Et inimici facti sunt mihi
142- 3 Quia persecutus est inimicus animam meam
- 9 Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi
-12 In misericordia tua disperdes inimicos meos
Prov. 16- 7 Inimicos quoque ejus convertet ad pacem
24-17 Cum ceciderit inimicus tuus, ne gaudeas
25-21 Si esurierit inimicus tuus, ciba illum
26-24 Labiis suis intelligitur inimicus
Sap. 5-18 Armabit creaturam ad ultionem inimicorum
10-12 Custodivit illum ab inimicis
-19 Inimicos autem illorum demersit in mare
11- 3 Et de inimicis se vindicaverunt
- 5 Per quæ e. pœnas passi sunt inimici illorum
12-20 Si e. inimicos servorum tuorum... cruciasti
-22 Inimicos nostros multipliciter flagellas
15-14 Sunt inimici populi tui, et imperantes illi
16- 4 Quemadmodum inimici eorum exterminabantur
- 8 Ostendisti inimicis nostris, quia tu es
-22 Quoniam fructus inimicorum exterminabat ignis
18-10 Resonabat a. inconveniens inimicorum vox
Eccli. 4-22 Tradet eum in manus inimici sui
-33 Deus expugnabit pro te inimicos tuos
6- 1 Noli fieri pro amico inimicus proximo
- 4 Et in gaudium inimicis dat illum
- 5 Verbum dulce... mitigat inimicos
-13 Ab inimicis tuis separare, et ab amicis tuis attende
8- 8 Noli de mortuo inimico tuo gaudere
12- 8 Non abscondetur in malis inimicus
- 9 In bonis viri, inimici illius in tristitia
-10 Non credas inimico tuo in æternum
-15 In labiis suis indulcat inimicus
-16 In oculis suis lacrymatur inimicus
-18 In oculis suis lacrymatur inimicus
18-31 Faciet te in gaudium inimicis tuis
19- 8 Amico et inimico noli narrare sensum tuum
20-25 Et lucratus est eum inimicum gratis
23- 3 Et gaudeat super me inimicus meus?
25-10 Videns subversionem inimicorum suorum
-21 Et non vindictam inimicorum
-35 Confundet te in conspectu inimicorum
28-30 Attende ne forte... cadas in conspectu inimicorum insidiantium tibi
29- 8 Et possidebit illum inimicum gratis
-18 Adversus inimicum tuum pugnabit
30- 3 Qui docet filium suum, in zelum mittit inimicum
- 5 Nec confusus est coram inimicis
- 6 Reliquit enim defensorem domus contra inimicos
36- 9 Tolle adversarium, et afflige inimicum
-12 Contere caput principum inimicorum
42-11 Nequando faciat te in opprobrium venire inimicis
45- 2 Magnificavit eum in timore inimicorum
46- 6 Invocavit Altissimum potentem in oppugnando inimicos undique
47- 8 Contrivit enim inimicos undique
-10 Dedit illi contra inimicos potentiam
-14 Dejecit omnem potentiam inimicorum
48-23 Neque dedit illos inimicis suis
49-11 Commemoratus est inimicorum in imbre
Isai. 1-24 Et vindicabor de inimicis meis
9-11 Et inimicos ejus in tumultum vertet
42-13 Super inimicos suos confortabitur
59-18 Et vicissitudinem inimicis suis
62- 8 Si dedero triticum tuum ultra cibum inimicis tuis
63-10 Et conversus est eis in inimicum
64- 2 Ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis
66- 6 Vox Domini reddentis retributionem inimicis suis
-14 Et indignabitur inimicis suis

Jerem. 6-25 Quoniam gladius inimici, pavor in circuitu
12- 7 Dedi dilectam animam meam in manu inimicorum ejus
15- 9 Residuos... dabo in conspectu inimicorum
-11 In tempore tribulationis adversus inimicum
-14 Et adducam inimicos tuos de terra
17- 4 Servire te faciam inimicis tuis
18 17 Sicut ventus urens dispergam eos coram inimico
19- 7 Subvertam eos... in conspectu inimicorum
- 9 Angustia, in qua concludent eos inimici eorum
20- 4 Et corruent gladio inimicorum suorum
- 5 Dabo in manu inimicorum eorum
21- 7 Et in manu inimicorum eorum
30-14 Plaga enim inimici percussi te castigatione crudeli
31-16 Et revertentur de terra inimici
34-20 Et dabo eos in manus inimicorum suorum
-21 Dabo in manus inimicorum suorum
44-30 Tradam Pharaonem... in manu inimicorum Nabuchodonosor regis Babylonis inimici
46-10 Ut sumat vindictam de inimicis suis
49-37 Et pavere faciam Ælam coram inimicis suis
Thren. 1- 2 Spreverunt eam, et facti sunt ei inimici
- 5 Inimici ejus locupletati sunt
- 9 Vide, Domine, afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus
-16 Filii mei perditi, quoniam invaluit inimicus
-21 Omnes inimici mei audierunt malum meum
2- 3 Avertit retrorsum dexteram suam a facie inimici
- 4 Tetendit arcum suum quasi inimicus
- 5 Factus est Dominus velut inimicus
- 7 Tradidit in manu inimici muros turrium ej.
-16 Aperuerunt super te os suum omn. inimici
-17 Non pepercit, et lætificavit super te inimicum
-22 Et enutrivi, inimicus meus consumpsit eos
3-46 Aperuerunt super nos os suum omnes inimici
-52 Ceperunt me quasi avem inimici mei
4-12 Quoniam ingrederetur hostis et inimicus
Baruc. 3-10 Quid est Israël quod in terra inimicorum es?
4-18 Ipse vos eripiet de manibus inimicorum
-21 Eripiet vos de manu principum inimicorum
-25 Persecutus est enim te inimicus tuus
-26 Ducti sunt e. ut grex direptus ab inimicis
5- 6 Exierunt e. abs te pedibus ducti ab inimicis
Ezech. 35- 5 Eo quod fueris inimicus sempiternus
36- 2 Eo quod dixerit inimicus de vobis : Euge
39-27 Congregavero de terris inimicorum suorum
Dan. 3-32 Et tradidisti nos in manibus inimicorum
Osee. 8- 3 Projecit Israël bonum, inimicus persequetur eum
Amos. 9- 4 Si abierint in captivitatem coram inimicis
Mich. 4-10 Ibi redimet te Dom. de manu inimicorum
5- 9 Et omnes inimici tui interibunt
7- 6 Et inimici hominis domestici ejus
- 8 Ne læteris, inimica mea, super me, quia cecidi
-10 Et aspiciet inimica mea, et operietur confus.
Nahum. 1- 2 Et irascens ipse inimicis suis
- 8 Et inimicos ejus persequentur tenebræ
3-11 Et tu quæres auxilium ab inimico
-13 Inimicis tuis adapertione pandentur portæ
Soph. 3-15 Abstulit Dominus judicium tuum, avertit inimicos tuos
1 Mac. 2- 7 Cum datur in manibus inimicorum
- 9 Juvenes ejus ceciderunt in gladio inimicorum
3- 6 Et repulsi sunt inimici ejus præ timore ejus
4-18 Sed state nunc contra inimicos nostros
-36 Ecce contriti sunt inimici nostri
9-29 Non est, qui exeat contra inimicos nostros
Et eos qui inimici sunt gentis nostræ
-44 Et pugnemus contra inimicos nostros
-46 Ut liberemini de manu inimicorum vestr.
11-38 Et inimici erant ei omnes exercitus patrum
12-15 Et humiliati sunt inimici nostri
13-51 Quia contritus est inimicus magnus ex Israël
14-26 Et expugnavit inimicos Israël ab eis
-31 Et voluerunt inimici eorum calcare
15-33 Quæ injuste ab inimicis nostris... possessa
2 Mac. 10-26 Inimicis autem eorum esset inimicus
Matth. 5-43 Et odio habebis inimicum tuum
-44 Diligite inimicos vestros, benefacite his
10-36 Et inimici hominis, domestici ejus
13-25 Venit inimicus ejus, et superseminavit zizania
-28 Et ait illis : Inimicus homo hoc fecit
-39 Inimicus a., qui seminavit ea, est diabolus
22-44 Donec ponam inimicos tuos scabellum
Marc. 12-36 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum

Luc. 1-71 Salutem ex inimicis nostris, et de manu
-74 De manu inimicorum nostrorum liberati
6-27 Diligite inimicos vestros, benefacite his
-35 Verumtamen diligite inimicos vestros
10-19 Et super omnem virtutem inimici
19-27 Verumtamen inimicos meos... adducite huc
-43 Et circumdabunt te inimici tui vallo
20-43 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
23-12 Nam antea inimici erant ad invicem
Act. 2-35 Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum
13-10 Inimice omnis justitiæ, non desinis subvertere
Rom. 5-10 Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus
8- 7 Quoniam sapientia carnis inimica est Deo
11-28 Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos
12-20 Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum
1 Cor. 15-25 Donec ponat omnes inimicos sub pedibus ej.
-26 Novissima autem inimica destruetur mors
Galat. 4-16 Ergo inimicus vobis factus sum
Philip. 3-18 (Nunc autem et flens dico) inimicos crucis
Colos. 1-21 Et inimici sensu in operibus malis
2 Thes. 3-15 Et nolite quasi inimicum existimare
Hebr. 1-13 Quoadusque ponam inimicos tuos scabellum
10-13 Donec ponantur inimici ejus scabellum pedum ejus
Jacob. 4- 4 Quia amicitia hujus mundi, inimica est Dei
Quicumque ergo voluerit amicus esse hujus sæculi, inimicus Dei constituitur
Apoc. 11- 5 Ignis exiet... et devorabit inimicos eorum
-12 Et viderunt illos inimici eorum

ININTERPRETABILIS.

Hebr. 5-11 Grandis sermo, et ininterpretabilis

INIQUE.

Gen. 16- 5 Saraï ad Abram : Inique agis contra me
Deut. 31-29 Quod post mortem meam inique agetis
2 Reg. 7-14 Qui si inique aliquid gesserit, arguam eum
21- 5 Virum, qui attrivit nos et oppressit inique
24-17 Ego sum qui peccavi, ego inique egi
3 Reg. 8-47 Peccavimus, inique egimus, impie gessimus
2 Par. 6-37 Peccavimus, inique fecimus, injuste egimus
36-14 Prævaricati sunt inique juxta univ. abomin.
Psal. 34-19 Non supergaudeant mihi qui adversantur mihi inique
37-20 Et multiplicati sunt qui oderunt me inique
43-18 Et inique non egimus in testamento tuo
49-21 Existimasti inique quod ero tui similis
74- 5 Dixi iniquis : Nolite inique agere
118-51 Superbi inique agebant usquequaque
-86 Inique persecuti sunt me, adjuva me
Prov. 2-22 Et qui inique agunt, auferentur ex ea
Isai. 52- 5 Dominatores ejus inique agunt, dicit Dom.
Jerem. 9- 5 Ut inique agerent, laboraverunt
12- 1 Qui prævaricantur et inique agunt
22- 3 Nolite contristare, neque opprimatis inique
Thren. 3-42 Nos inique egimus, et ad iracundiam prov.
Baruc. 2-12 Peccavimus, impie egimus, inique gessimus
Dan. 3-29 Et inique egimus recedentes a te
Joel. 3-19 Pro eo quod inique egerint in filios Juda
2 Mac. 8-16 Neque metuerent inique venientium adversum se hostium multitudinem
14-23 Morabatur autem Nicanor Jerosolymis, nihilque inique agebat
Colos. 3-25 Qui enim injuriam facit, recipiet id quod inique gessit

INIQUITAS.

Gen. 4-13 Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear
6-11 Corrupta est autem terra coram Deo, et repleta est iniquitate
-13 Repleta est terra iniquitate a facie eorum
15-16 Necdum enim completæ sunt iniquitates
44-16 Deus invenit iniquitatem servorum tuorum
49- 5 Simeon et Levi fratres, vasa iniquitatis bellantia
50-17 Nos quoque oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc
Exod. 20- 5 Visitans iniquitatem patrum in filios
28-38 Portabitque Aaron iniquitates eorum
-43 Ne iniquitatis rei moriantur
34- 7 Qui aufers iniquitatem, et scelera
Qui reddis iniquitatem patrum filiis
- 9 Auferas iniquitates nostras atque peccata
Levit. 5- 1 Nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam
-17 Et peccati rea intellexerit iniquitatem suam
10-17 Ut portetis iniquitatem multitudinis
16-21 Confiteatur omnes iniquitates filiorum Israël

Levit. 16-22 Cumque portaverit hircus omnes iniquitates eorum
17-16 Portabit iniquitatem suam
19- 8 Portabitque iniquitatem suam
20-17 Et portabunt iniquitatem suam
-19 Portabunt ambo iniquitatem suam
22-16 Ne forte sustineant iniquitatem delicti sui
26-39 Tabescent in iniquitatibus suis, in terra inimicorum
-40 Donec confiteantur iniquitates suas
Num. 5-31 Et illa recipiet iniquitatem suam
14-18 Auferens iniquitatem et scelera
-34 Quadraginta annis recipietis iniquitates vestras
15-31 Delebitur, et portabit iniquitatem suam
18- 1 Portabitis iniquitatem sanctuarii
30-16 Portabit ipse iniquitatem ejus
Deut. 5- 9 Reddens iniquitatem patrum super filios
32- 4 Deus fidelis, et absque ulla iniquitate
1 Reg. 3-13 In æternum, propter iniquitatem
-14 Non expietur iniquitas domus ejus victimis
14-41 Si in me, aut in Jonatha filio meo, est iniquitas hæc, da ostensionem
Aut si hæc iniquitas est in populo tuo
20- 1 Quid feci? quæ est iniquitas mea?
- 8 Si autem est iniquitas aliqua in me
24-12 Quoniam non est in manu mea malum, neque iniquitas
25-24 Et dixit : In me sit, domine mi, hæc iniquitas
-28 Aufer iniquitatem famulæ tuæ
2 Reg. 3-34 Sicut solent cadere coram filiis iniquitatis
7-10 Nec addent filii iniquitatis ut affligant eum
14- 9 In me, domine mi rex, sit iniquitas
-32 Quod si memor est iniquitatis meæ, interficiat me
19-19 Ne reputes mihi, domine mi, iniquitatem
22- 3 Salvator meus, de iniquitate liberabis me
-24 Et custodiam me ab iniquitate mea
24-10 Precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui
3 Reg. 8-50 Et omnibus iniquitatibus eorum
17-18 Ut rememorarentur iniquitates meæ
1 Par. 10-13 Mortuus est ergo Saül propter iniquitates s.
12-17 Cum ego iniquitatem in manibus non habeam
17- 9 Nec filii iniquitatis atterent eos
21- 8 Obsecro, aufer iniquitatem servi tui
2 Par. 19- 7 Non est e. apud Do. Deum nostr. iniquitas
1 Esdr. 9- 6 Quoniam iniquitates nostræ multiplicatæ s.
- 7 In iniquitatibus nostris traditi sumus ipsi
-13 Liberasti nos de iniquitate nostra
2 Esdr. 4- 5 Ne operias iniquitatem eorum
9- 2 Confitebantur peccata sua, et iniquitates patrum suorum
Tobiæ. 12-10 Qui a. faciunt peccatum, et iniquitatem
13- 5 Castigavit nos propter iniquitates nostras
14-13 Video e. quia iniquitas ejus finem dabit ei
Judith. 5-21 Deus enim illorum odit iniquitatem
-24 Perquire si est aliqua iniquitas eorum
7-19 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
-20 In tuo flagello vindica iniquitates nostras
Job. 4- 8 Quin potius vide eos, qui operantur iniquitatem
5-16 Iniquitas autem contrahet os suum
6-30 Non invenietis in lingua mea iniquitatem
7-21 Quare non aufers iniquitatem meam?
8- 4 Dimisit eos in manu iniquitatis suæ
10- 6 Ut quæras iniquitatem meam, et peccatum
-14 Cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris?
11- 6 Quam meretur iniquitas tua
-11 Et videns iniquitatem, nonne considerat?
-14 Si iniquitatem, quæ est in manu tua, abstuleris
13-23 Quantas habeo iniquitates et peccata
14-17 Sed curasti iniquitatem meam
15- 5 Docuit enim iniquitas tua os tuum
-16 Qui bibit quasi aquam iniquitatem
-35 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
16-18 Hæc passus sum absque iniquitate manus
19-29 Quoniam ultor iniquitatum gladius est
20-27 Revelabunt cœli iniquitatem ejus
22- 5 Et infinitas iniquitates tuas
-23 Longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo
27- 4 Non loquentur labia mea iniquitatem
31-11 Hoc enim nefas est, et iniquitas maxima
-28 Quæ est iniquitas maxima, et negatio
-33 Celavi in sinu meo iniquitatem meam
33- 9 Immaculatus, et non est iniquitas in me
34- 8 Qui graditur cum operantibus iniquitatem
-10 Absit... ab Omnipotente iniquitas
-22 Ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem
-32 Si iniquitatem locutus sum, ultra non addam

Job. 34-36 Ne desinas ab homine iniquitatis
35- 6 Et si multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ
36-10 Loquetur, ut revertantur ab iniquitate
-21 Cave ne declines ad iniquitatem
-23 Operatus es iniquitatem
Psal. 5- 5 Quoniam non Deus volens iniquitatem tu es
- 7 Odisti omnes, qui operantur iniquitatem
6- 9 Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem
7- 4 Si est iniquitas in manibus meis
-15 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
-17 In verticem ipsius iniquitas ejus descendet
10- 6 Qui autem diligit iniquitatem, odit animam
13- 4 Qui operantur iniquitatem, qui devorant plebem
16- 3 Et non est inventa in me iniquitas
17- 5 Torrentes iniquitatis conturbaverunt me
-24 Et observabo me ab iniquitate mea
25-10 In quorum manibus iniquitates sunt
26-12 Et mentita est iniquitas sibi
27- 3 Cum operantibus iniquitatem ne perdas me
30-19 Quæ loquuntur adversus justum iniquitatem
31- 1 Beati, quorum remissæ sunt iniquitates
35- 3 Ut inveniatur iniquitas ejus ad odium
- 4 Verba oris ejus iniquitas, et dolus
- 5 Iniquitatem meditatus est in cubili suo
-13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem
36- 1 Neque zelaveris facientes iniquitatem
37- 5 Iniquitates meæ supergressæ s. caput meum
-19 Quoniam iniquitatem meam annuntiabo
38- 9 Ab omnibus iniquitatibus meis erue me
-12 Propter iniquitatem corripuisti hominem
39-13 Comprehenderunt me iniquitates meæ
40- 7 Cor ejus congregavit iniquitatem sibi
44- 8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
48- 6 Iniquitas calcanei mei circumdabit me
50- 3 Dele iniquitatem meam
- 4 Amplius lava me ab iniquitate mea
- 5 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco
- 7 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
-11 Et omnes iniquitates meas dele
51- 3 Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate?
- 5 Dilexisti... iniquitatem magis quam loqui æquitatem
52- 2 Abominabiles facti sunt in iniquitatibus
- 5 Nonne scient omnes qui operantur iniquitatem?
54- 4 Quoniam declinaverunt in me iniquitates
-10 Quoniam vidi iniquitatem, et contradictionem in civitate
-11 Circumdabit eam super muros ejus iniquitas
56- 2 Sperabo, donec transeat iniquitas
57- 3 Etenim in corde iniquitates operamini
58- 3 Eripe me de operantibus iniquitatem
- 5 Neque iniquitas mea, neq. peccatum meum, Domine : sine iniquitate cucurri, et direxi
- 6 Non miserearis omnibus, qui operantur iniquitatem
61-11 Nolite sperare in iniquitate
63- 3 A multitudine operantium iniquitatem
- 7 Scrutati sunt iniquitates
65-18 Iniquitatem si aspexi in corde meo
68-28 Appone iniquitatem super iniquitatem eorum
71-14 Ex usuris et iniquitate redimet animas
72- 6 Operti sunt iniquitate et impietate sua
- 7 Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum
- 8 Iniquitatem in excelso locuti sunt
-19 Perierunt propter iniquitatem suam
73-20 Quia repleti sunt, qui obscurati sunt terræ domibus iniquitatum
74- 6 Nolite loqui adversus Deum iniquitatem
78- 8 Ne memineris iniquitatum nostrarum
81- 2 Usquequo judicatis iniquitatem?
84- 3 Remisisti iniquitatem plebis tuæ
88-23 Et filius iniquitatis non apponet nocere ei
-33 Visitabo in virga iniquitates eorum
89- 8 Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo
91- 8 Apparuerint om. qui operantur iniquitatem
-10 Dispergentur o. qui operantur iniquitatem
-16 Et non est iniquitas in eo
93- 4 Effabuntur, et loquentur iniquitatem
-16 Quis stabit mecum adversus operantes iniquitatem?
-20 Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis
-23 Reddet illis iniquitatem ipsorum
100- 8 Omnes operantes iniquitatem
102- 3 Qui propitiabitur omnibus iniquitatibus
-10 Neque secundum iniquitates nostras retribuit
-12 Longe fecit a nobis iniquitates nostras
105- 6 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
-43 Humiliati sunt in iniquitatibus suis
Psal. 106-17 Suscepit eos de via iniquitatis eorum
-42 Et omnis iniquitas oppilabit os suum
108-14 In memoriam redeat iniquitas patrum
118- 3 Non enim qui operantur iniquitatem
-29 Viam iniquitatis amove a me
-69 Multiplicata est super me iniquitas
-78 Quia injuste iniquitatem fecerunt in me
-104 Propterea odivi omnem viam iniquitatis
-150 Appropinquaverunt persequentes me iniquitati
-163 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum
124- 3 Non extendant justi ad iniquitatem manus
- 5 Cum operantibus iniquitatem
128- 3 Prolongaverunt iniquitatem suam
129- 3 Si iniquitates observaveris, Domine
- 8 Redimet Israël, ex omnibus iniquitatibus
138-24 Et vide, si via iniquitatis in me est
139- 3 Qui cogitaverunt iniquitates in corde
140- 4 Cum hominibus operantibus iniquitatem
- 9 Et a scandalis operantium iniquitatem
143- 8 Dextera eorum, dextera iniquitatis
Prov. 4-17 Et vinum iniquitatis bibunt
5-22 Iniquitates suæ capiunt impium
10- 6 Os autem impiorum operit iniquitas
16- 6 Misericordia et veritate redimitur iniquitas
- 8 Quam multi fructus cum iniquitate
19-28 Os impiorum devorat iniquitatem
21-15 Et pavor operantibus iniquitatem
22- 8 Qui seminat iniquitatem, metet mala
26- 6 Claudus pedibus, et iniquitatem bibens
Eccle. 3-16 Vidi... in loco justitiæ iniquitatem
Sap. 1- 5 Corripietur a superveniente iniquitate
- 9 Ad correptionem iniquitatum illius
3-14 Qui non operatus est per manus suas iniquitatem
4-14 Properavit educere illum de medio iniquitatum
-20 Traducent illos ex adverso iniquitates ipsorum
5- 7 Lassati sumus in via iniquitatis
-24 Perducet omnem terram iniquitas illorum
11-16 Pro cogitationibus a. insensatis iniquitatis
Eccli. 7- 6 Nisi valeas virtute irrumpere iniquitates
10- 7 Et execrabilis omnis iniquitas gentium
14- 9 Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis
17-17 Non sunt absconsa testamenta per iniquitatem illorum, et omnes iniquitates eorum in conspectu Dei
19- 5 Qui gaudet iniquitate, denotabitur
20-30 Qui vero placet magnatis, effugiet iniquitatem
21- 4 Quasi rhomphæa bis acuta omnis iniquitas
23-12 Vir multum jurans implebitur iniquitate
27-11 Sic peccata operantibus iniquitates
30-20 Sic qui effugatur a Domino, portans mercedes iniquitatis
35- 2 Salutare est... discedere ab omni iniquitate
- 5 Beneplacitum est Do. recedere ab iniquitate
40-12 Omne munus, et iniquitas delebitur
41-22 A synagoga et plebe de iniquitate
42-13 Procedit tinea, et a muliere iniquitas viri
-14 Melior est e. iniquitas viri, quam mulier
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
5- 7 Et expectavi ut faceret judicium, et ecce iniquitas
-18 Væ qui trahitis iniquitatem in funiculis
6- 7 Tetigit hoc labia tua, et auferetur iniquitas
13-11 Et contra impios iniquitatem eorum
14-21 Præparate filios ejus occisioni in iniquitate patrum suorum
22-14 Si dimittetur iniquitas hæc vobis
24-20 Et gravabit eam iniquitas sua, et corruet
26-21 Ut visitet iniquitatem habitatoris terræ
27- 9 Super hoc dimittetur iniquitas domui Jacob
29-20 Omnes qui vigilabant super iniquitatem
30-13 Propterea erit vobis iniquitas hæc sicut interruptio cadens
31- 2 Et contra auxilium operantium iniquitatem
32- 6 Fatua loquetur, et cor ejus faciet iniquitatem
33-24 Qui habitat in ea, auferetur ab eo iniquitas
40- 2 Dimissa est iniquitas illius
43-24 Præbuisti mihi laborem in iniquitatibus t.
-25 Ego sum ipse, qui deleo iniquitates tuas
44-22 Delevi ut nubem iniquitates tuas
50- 1 Ecce in iniquitatibus vestris venditi estis
53- 5 Vulneratus est propter iniquitates nostras
- 6 Et posuit Do. in eo iniquitatem omnium
- 9 Eo quod iniquitatem non fecerit
-11 Et iniquitates eorum ipse portabit
57-17 Propter iniquitatem avaritiæ ej. iratus sum
59- 2 Sed iniquitates vestræ diviserunt inter vos
- 3 Manus enim vestræ pollutæ sunt sanguine, et digiti vestri iniquitate
Et lingua vestra iniquitatem fatur
Isai. 59- 4 Conceperunt laborem, et pepererunt iniquitatem
- 6 Et opus iniquitatis in manibus eorum
-12 Multiplicatæ sunt enim iniquitates nostræ
Et iniquitates nostras cognovimus
-20 Et eis qui redeunt ab iniquitate in Jacob
60-18 Non audietur ultra iniquitas in terra tua
64- 6 Iniquitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos
- 7 Et allisisti nos in manu iniquitatis nostræ
- 9 Et ne ultra memineris iniquitatis nostræ
65- 7 Iniquitates vestras, et iniquitates patrum vestrorum simul, dicit Dominus
Jerem. 2- 5 Quid invenerunt patres v. in me iniquitatis
-22 Maculata es in iniquitate tua coram me
3-13 Verumtamen scito iniquitatem tuam
5-25 Iniquitates vestræ declinaverunt hæc
6- 7 Iniquitas et vastitas audietur in ea
11-10 Reversi sunt ad iniquitates patrum suorum
13-22 Propter multitudinem iniquitatis tuæ revelata sunt verecundiora tua
14- 7 Si iniquitates nostræ responderint nobis
-10 Nunc recordabitur iniquitatum eorum
-20 Cognovimus... iniquitates patrum nostrorum
16-10 Quæ iniquitas nostra? et quod peccatum
-17 Non fuit occultata iniquitas eor. ab oculis
-18 Et reddam primum duplices iniquitates
18-23 Ne propitieris iniquitati eorum
20- 8 Jam olim loquor, vociferans iniquitatem
25-12 Visitabo... iniquitatem eorum
30-14 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
-15 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
31-30 Sed unusquisque in iniquitate sua morietur
-34 Quia propitiabor iniquitati eorum
32-18 Reddis iniquitatem patrum in sinum filiorum
33- 8 Et emundabo illos ab omni iniquitate sua
Et propitius ero cunctis iniquitatibus eorum
36- 3 Et propitius ero iniquitati, et peccato eorum
-31 Et visitabo contra eum... iniquitates suas
50-20 Quæretur iniquitas Israël, et non erit
51- 6 Nolite tacere super iniquitatem ejus
-35 Iniquitas adversum me, et caro mea super
-46 Et iniquitas in terra, et dominator super dominatorem
Thren. 1- 5 Propter multitudinem iniquitatum ejus
-14 Vigilavit jugum iniquitatum mearum
-22 Vindemiasti me propter omnes iniquitates
2-14 Nec aperiebant iniquitatem tuam
3-59 Vidisti, Domine, iniquitatem illorum
4- 6 Major effecta est iniquitas filiæ populi mei
-13 Propter... et iniquitates sacerdotum ejus
-22 Completa est iniquitas tua, filia Sion
Visitavit iniquitatem tuam, filia Edom
5- 7 Et nos iniquitates eorum portavimus
Baruc. 2-26 Propter iniquitatem domus Israël
3- 5 Noli meminisse iniquitatum patrum nostr.
- 7 Quia convertimur ab iniquitate patrum
- 8 Secundum o. iniquitates patrum nostrorum
Ezech. 3-18 Ipse impius in iniquitate sua morietur
-19 Ipse quidem in iniquitate sua morietur
-20 Sed et si conversus justus a justitia sua fuerit, et fecerit iniquitatem
4- 4 Et pones iniquitates domus Israël super eo
Et assumes iniquitates eorum
- 5 Ego autem dedi tibi annos iniquitatis eor.
Et portabis iniquitatem domus Israël
- 6 Et assumes iniquitatem domus Juda
-17 Et contabescant in iniquitatibus suis
7-11 Iniquitas surrexit in virga impietatis
-13 Et vir in iniquitate vitæ suæ
-16 Om. trepidi, unusquisque in iniquitate sua
-19 Quia scandalum iniquitatis eor. factum est
-23 Quoniam terra plena est judicio sanguinum, et civitas plena iniquitate
8-17 Quia replentes terram iniquitate conversi sunt ad irritandum me
9- 9 Iniquitas domus Israël et Juda, magna est
11- 2 Hi sunt viri, qui cogitant iniquitatem
12-19 Propter iniquitatem omnium qui habitant
14- 3 Et scandalum iniquitatis suæ statuerunt contra faciem suam
- 4 Et scandalum iniquitatis suæ statuerit contra faciem suam
- 7 Et scandalum iniquitatis suæ statuerit contra faciem suam
-10 Et portabunt iniquitatem suam : juxta iniquitatem interrogantis, sic iniquitas prophetæ erit
16-49 Ecce hæc fuit iniquitas Sodomæ sororis tuæ
18- 8 Ab iniquitate averterit manum suam
-17 Hic non morietur in iniquitate patris sui
-18 Ecce mortuus est in iniquitate sua
-19 Quare non portavit filius iniquitatem patris?

Ezech. 18-20 Filius non portabit iniquitatem patris
Et pater non portabit iniquitatem filii
-22 Omnium iniquitatum ejus.. non recordabor
-24 Fecerit iniquitatem secundum o. abominat.
-26 Cum enim... et fecerit iniquitatem, morietur in eis
-28 Et avertens se ab omnibus iniquitatibus suis
-30 Agite pœnitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris : et non erit vobis in ruinam iniquitas
21-23 Ipse autem recordabitur iniquitatis ad capiendum
-24 Pro eo quod recordati estis iniquitatis vestræ
-25 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
-27 Iniquitatem, iniquitatem, iniquitatem ponam eam
-29 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
24-23 Sed tabescetis in iniquitatibus vestris
28-15 Donec inventa est iniquitas in te
-16 Repleta sunt interiora tua iniquitate
-18 In multitudine iniquitatum tuarum, et iniquitate negotiationis tuæ, polluisti sanctificationem tuam
29-16 Docentes iniquitatem, ut fugiant
32-27 Et fuerunt iniquitates eorum in ossibus eor.
33- 6 Ille quidem in iniquitate sua captus est
- 8 Ipse impius in iniquitate sua morietur
- 9 Ipse in iniquitate sua morietur
-10 Iniquitates nostræ... super nos sunt
-13 Et confisus in justitia sua fecerit iniquitatem
Et in iniquitate sua, quam operatus est, in ipsa morietur
-18 Feceritque iniquitates, morietur in eis
35- 5 In tempore iniquitatis extremæ
36-31 Et displicebunt vobis iniquitates vestræ
-33 In die, qua mundavero vos ex omnibus iniquitatibus vestris
37-23 Neque polluentur ultra in idolis suis... et cunctis iniquitatibus suis
39-23 Quoniam in iniquitate sua capta sit domus Israël
43-10 Et confundantur ab iniquitatibus suis
44-10 Et portaverunt iniquitatem suam
-12 Et facti sunt domui Israël in offendiculum iniquitatis
Et portabunt iniquitatem suam
45- 9 Iniquitatem et rapinas intermittite
Dan. 4-24 Peccata tua eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum
8-23 Cum creverint iniquitates, consurget rex
9- 5 Peccavimus, iniquitatem fecimus, impie
- 7 Ad quas ejecisti eos, propter iniquitates cor.
-13 Ut reverteremur ab iniquitatibus nostris
-15 Peccavimus, iniquitatem fecimus
-16 Propter... et iniquitates patrum nostrorum
-24 Et deleatur iniquitas, et adducatur justitia
13- 5 Quia egressa est iniquitas de Babylone
-38 Videntes iniquitatem, cucurrimus ad eos
-57 Sed filia Juda non sustinuit iniquitatem vestram
Osee. 4- 8 Ad iniquitatem eorum sublevabunt animas
5- 5 Et Israël et Ephraïm ruent in iniquitate sua
7- 1 Revelata est iniquitas Ephraïm
8-13 Nunc recordabitur iniquitatis eorum
9- 7 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
- 9 Recordabitur iniquitatis eorum, et visitabit
10- 9 Non comprehendet eos in Gabaa prælium super filios iniquitatis
-10 Cum corripientur propter duas iniquitates
-13 Arastis impietatem, iniquitatem messuistis
12- 8 Labores mei non invenient mihi iniquitatem
13-12 Colligata est iniquitas Ephraïm
14- 2 Quoniam corruisti in iniquitate tua
- 3 Omnem aufer iniquitatem, accipe bonum
Amos. 3- 2 Visitabo super vos omnes iniquitates vestras
-10 Thesaurizantes iniquitatem et rapinas
6- 3 Et appropinquatis solio iniquitatis
Abdiæ. -10 Et propter iniquitatem in fratrem tuum
Jonæ. 3- 8 Convertatur vir a via sua mala, et ab iniquitate
Mich. 3-10 Qui ædificatis Sion in sanguinibus, et Jerusalem in iniquitate
6-10 Ignis in domo impii thesauri iniquitatis
-12 In quibus divites ejus repleti sunt iniquitate
7-18 Quis Deus similis tui, qui aufers iniquitatem
-19 Deponet iniquitates nostras, et projiciet
Habac. 1- 3 Quare ostendisti mihi iniquitatem et labor.
-13 Et respicere ad iniquitatem non poteris
2- 8 Propter... iniquitatem terræ civitatis
-12 Et præparat urbem in iniquitate
-17 Quia iniquitas Libani operiet te
Et vastitas animalium deterrebit eos de sanguinibus hominum, et iniquitate terræ
3- 7 Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiæ
Soph. 1- 9 Qui complent domum Domini Dei sui iniquitate
3- 5 In medio ejus non faciet iniquitatem
-13 Reliquiæ Israel non facient iniquitatem
Zach. 3- 4 Ecce abstuli a te iniquitatem tuam
- 9 Auferam iniquitatem terræ illius in die una
Malac. 2- 6 Et iniquitas non est inventa in labiis ejus
Et multos avertit ab iniquitate
-16 Operiet autem iniquitas vestimentum ejus
1 *Mac.* 3- 6 Et omn. operarii iniquitatis conturbati sunt
9-23 Omnes qui operabantur iniquitatem
2 *Mac.* 10-12 Præcipue propter iniquitatem quæ facta erat
Matth. 7-23 Discedite a me, qui operamini iniquitatem
13-41 Et colligent... eos qui faciunt iniquitatem
23-28 Intus a. pleni estis hypocrisi, et iniquitate
24-12 Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet
Luc. 11-39 Plenum est rapina, et iniquitate
13-27 Discedite a me omnes operarii iniquitatis
16- 8 Et laudavit Dominus villicum iniquitatis
- 9 Facite vobis amicos de mammona iniquitatis
18- 6 Audite quid judex iniquitatis dicit
Act. 1-18 Possedit agrum de mercede iniquitatis
8-23 Et (*in*) obligatione iniquitatis video te esse
24-20 Ipsi dicant si quid invenerunt in me iniquitatis
Rom. 1-29 Repletos omni iniquitate, malitia, fornicat.
2- 8 Credunt autem iniquitati, ira et indignatio
3- 5 Si a. iniquitas nostra justitiam Dei commendat
4- 7 Beati, quorum remissæ sunt iniquitates
6-13 Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato
-19 Sicut e. exhibuistis membra vestra servire immunditiæ, et iniquitati ad iniquitatem
9-14 Numquid iniquitas apud Deum ? Absit
1 *Cor.* 13- 6 Non gaudet super iniquitate
2 *Cor.* 6-14 Quæ e. participatio justitiæ cum iniquitate?
2 *Thes.* 2- 7 Nam mysterium jam operatur iniquitatis
-10 In om. seductione iniquitatis iis qui pereunt
-11 Sed consenserunt iniquitati
2 *Tim.* 2-19 Discedat ab iniquitate, omnis qui nominat
Tit. 2-14 Ut nos redimeret ab omni iniquitate
Hebr. 1- 9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
8-12 Quia propitius ero iniquitatibus eorum
10-17 Et iniquitatum eorum jam non recordabor
Jacob. 3- 6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis
2 *Petr.* 2-15 Ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit
1 *Joan.* 1- 9 Et emundet nos ab omni iniquitate
3- 4 Omnis qui facit peccatum, et iniquitatem facit : et peccatum est iniquitas
5-17 Omnis iniquitas, peccatum est
Apoc. 18- 5 Et recordatus est Dominus iniquitatum ejus

INIQUUS, A, UM.

Levit. 19-15 Non facies quod iniquum est
-35 Nolite facere iniquum aliquid in judicio
1 *Reg.* 25-25 Ne ponat, oro, dominus meus rex cor suum super virum istum iniquum Nabal
30-22 Respondensq. omnis vir pessimus et iniquus
2 *Reg.* 22-49 Elevas me : a viro iniquo liberabis me
2 *Par.* 6-23 Ita ut reddas iniquo viam suam in caput
Esth. 14-15 Et nosti quia oderim gloriam iniquorum
-19 Libera nos de manu iniquorum, et erue me
Job. 16-12 Conclusit me Deus apud iniquum
18-21 Hæc sunt ergo tabernacula iniqui
21-27 Certe novi...et sententias contra me iniquas
22-15 Numquid semitam sæculorum custodire cupis, quam calcaverunt viri iniqui?
27- 7 Sit... et adversarius meus quasi iniquus
29-17 Conterebam molas iniqui
31- 3 Numquid non perditio est iniquo
Ps. H. 10- 3 Quoniam laudatur peccator in desideriis animæ suæ : et iniquus benedicitur
17-49 Exaltabis me : a viro iniquo eripies me
24- 4 Confundantur o. iniqua agentes supervacue
-19 Et odio iniquo oderunt me
25- 4 Et cum iniqua gerentibus non introibo
26-12 Quoniam insurrexerunt in me testes iniqui
34-11 Surgentes testes iniqui, quæ ignorabam
40- 9 Verbum iniquum constituerunt adversum me
42- 1 Ab homine iniquo, et doloso erue me
50-15 Docebo iniquos vias tuas : et impii ad te convertentur
62-12 Quia obstructum est os loquentium iniqua
64- 4 Verba iniquorum prævaluerunt super nos
70- 4 Et de manu contra legem agentis et iniqui
72- 3 Quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns
74- 5 Dixi iniquis : Nolite inique agere
85-14 Deus, iniqui insurrexerunt super me
100- 7 Qui loquitur iniqua, non direxit in conspectu oculorum meorum
Psal. 103-35 Deficiant... et iniqui ita ut non sint
118-85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes
-113 Iniquos odio habui : et legem tuam dilexi
-128 Omnem viam iniquam odio habui
119- 2 Domine, libera animam meam a labiis iniquis
139- 2 Ab homine malo : a viro iniquo eripe me
Prov. 11- 6 Et in insidiis suis capientur iniqui
13- 2 Anima autem prævaricatorum iniqua
16-29 Vir iniquus lactat amicum suum
17- 4 Malus obedit linguæ iniquæ
19-11 Et gloria ejus est iniqua prætergredi
-28 Testis iniquus deridet judicium
21-18 Pro justo datur impius : et pro rectis iniquus
22-12 Et supplantantur verba iniqui
27-21 Cor iniqui inquirit mala
29- 6 Peccantem virum iniquum involvet laqueus
Sap. 1- 8 Qui loquitur iniqua, non potest latere
3-16 Et ab iniquo thoro semen exterminabitur
-19 Nationis enim iniquæ diræ sunt consummationes
4- 6 Ex iniquis enim somnis filii qui nascuntur
12-12 Quis... veniet vindex iniquorum hominum?
14-16 Convalescente iniqua consuetudine
15-17 Mortalis, mortuum fingit manibus iniquis
16-19 Ut iniquæ terræ nationem exterminaret
17- 2 Dum enim persuasum habent iniqui posse
Eccli. 5- 1 Noli attendere ad possessiones iniquas
7- 2 Discede ab iniquo, et deficient mala abs te
10-10 Nihil est iniquius quam amare pecuniam
12-13 Et sic qui comitatur cum viro iniquo
17-11 Et dixit illis : Attendite ab omni iniquo
19-22 Est solertia certa, et ipsa iniqua
20- 3 Sic qui facit per vim judicium iniquum
27-25 Annuens oculo fabricat iniqua
34-21 Immolantis ex iniquo oblatio est maculata
-23 Dona iniquorum non probat Altissimus
Nec respicit in oblationes iniquorum
35-23 Et sceptra iniquorum contribulet
40-10 Super iniquos creata sunt hæc omnia
51- 3 Liberasti corpus m.. a laqueo linguæ iniquæ
- 7 A rege iniquo, et a lingua injusta
-16 Et eripuisti me de tempore iniquo
Isai. 1-13 Alias non feram, iniqui sunt cœtus vestri
10- 1 Væ qui condunt leges iniquas : et scribentes
26-10 In terra sanctorum iniqua gessit
55- 7 Derelinquat... et vir iniquus cogitationes
Jerem. 3-21 Quoniam iniquam fecerunt viam suam
Dan. 3-32 Et tradidisti nos in manibus inimicorum nostrorum iniquorum
13-28 Et duo presbyteri pleni iniqua cogitatione
-32 At iniqui illi jusserunt ut discooperiretur
Habac. 1-13 Quare respicis super iniqua agentes, et taces
Soph. 3- 5 Nescivit autem iniquus confusionem
1 *Mac.* 1-12 In diebus illis exierunt ex Israël filii iniqui
-36 Et posuerunt illic... viros iniquos
2-44 Percusserunt.. viros iniquos in indignatione
3- 5 Et persecutus est iniquos perscrutans eos
7- 5 Venerunt ad eum viri iniqui et impii ex Israël
9-23 Emerserunt iniqui in omnibus finibus Israël
-58 Et cogitaverunt omnes iniqui dicentes
10-61 Viri iniqui interpellantes adversus eum
11-21 Et abierunt... viri iniqui ad regem Demetrium
-25 Et interpellabant adversus eum quidam iniqui ex gente sua
14-14 Et abstulit omnem iniquum et malum
2 *Mac.* 3- 4 Iniquum aliquid in civitate moliri
4-36 Conquerentes de iniqua nece Oniæ
-40 Lysimachus armatis fere tribus millibus iniquis manibus uti cœpit
6-21 Qui astabant, iniqua miseratione commoti
8- 4 Memoraretur quoque iniquissimas mortes
Marc. 15-28 Quæ dicit : Et cum iniquis reputatus est
Luc. 16-10 Et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est
-11 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis
22-37 Et cum iniquis deputatus est
Act. 2-23 Per manus iniquorum affligentes interemistis
18-14 Si quidem esset iniquum aliquid, aut facinus
24-15 Spem habens in Deum.... resurrectionem futuram justorum, et iniquorum
Rom. 3- 5 Numquid iniquus est Deus, qui infert iram ?
1 *Cor.* 6- 1 Audet aliquid vestr... judicari apud iniquos
- 9 An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt?
2 *Thes.* 2- 8 Et tunc revelabitur ille iniquus
Jacob. 2- 4 Et facti estis judices cogitationum iniquarum?
2 *Petr.* 2- 8 Animam justam iniquis operibus cruciabant

2 *Petr.* 2- 9 Iniquos vero in diem judicii reservare cruciandos

INITIO. *Verbum.*

Exod. 29- 9 Postquam initiaveris manus eorum
-26 De ariete, quo initiatus est Aaron
-28 Quo initiatus est Aaron et filii ejus
Levit. 16-32 Cujus manus initiatæ sunt ut sacerdotio fungatur
Num. 25- 3 Initiatusque est Israël Beelphegor
- 5 Occidat... qui initiati sunt Beelphegor
2 *Par.* 13- 9 Et initiaverit manum suam in tauro de bobus
Psal. 105-28 Et initiati sunt Beelphegor : et comederunt sacrificia
Jerem. 32-35 Ut initiarent filios suos et filias suas Moloch
Hebr. 10-20 Quam initiavit nobis viam novam

INITIUM.

Exod. 29-28 Quia primitiva sunt et initia de victimis eor.
Num. 18-13 Universa frugum initia, quas gignit humus
Deut. 13- 7 Ab initio usque ad finem terræ
Josue. 15- 2 Initium ejus a summitate maris salsissimi
- 5 Ab Oriente vero erit initium, mare salsissim.
24- 2 Trans fluvium habitaverunt patres vestri ab initio
1 *Reg.* 15-12 De initiis prædarum, quæ attulerat ex Amalec
2 *Reg.* 21-10 Ab initio messis, donec stillaret aqua sup. e.
3 *Reg.* 20- 9 Misisti ad me servum tuum in initio
4 *Reg.* 19-25 Numq. non audisti quid ab initio fecerim?
1 *Esdr.* 7- 5 Filii Eleazar, filii Aaron sacerdotis ab initio
Tobiæ. 4-14 In ipsa enim initium sumpsit om. perditio
Judith. 9-10 Es Deus noster, qui conteris bella ab initio
-11 Erige brachium tuum sicut ab initio
-16 Nec superbi ab initio placuerunt tibi
Psal. 73- 2 Memor esto congregationis tuæ, quam possedisti ab initio
76-12 Quia memor ero ab initio mirabilium tuor.
77- 2 Loquar propositiones ab initio
101-26 Initio tu, Domine, terram fundasti
110-10 Initium sapientiæ timor Domini
118-152 Initio cognovi de testimoniis tuis
Prov. 8-22 Dominus possedit me in initio viarum suar.
16- 5 Initium viæ bonæ, facere justitiam
Eccle. 3-11 Opus, quod operatus est Deus ab initio
10-13 Initium verborum ejus stultitia
Sap. 6-18 Initium enim illius, verissima est disciplinæ concupiscentia
-24 Sed ab initio nativitatis investigabo
7- 5 Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitatis initium
-18 Initium, et consummationem, et medietat.
9- 8 Tabern. sancti tui, quod præparasti ab initio
12-11 Semen enim erat maledictum ab initio
-16 Virtus enim tua justitiæ initium est
14- 6 Sed et ab initio cum perirent superbi gigantes
-12 Initium enim fornicationis est exquisitio
-13 Neque enim erant ab initio, neque erunt
-27 Omnis mali causa est, et initium et finis
19- 6 Creatura ad s. genus ab initio refigurabatur
Eccli. 1-16 Initium sapientiæ, timor Domini
7-35 Offeres Domino, et initia sanctorum
10-14 Initium superbiæ hominis, apostatare a Deo
-15 Quoniam initium omnis peccati est superbia
11- 3 Et initium dulcoris habet fructus illius
15-14 Deus ab initio constituit hominem
16-25 Quas posuit Deus in opera sua ab initio
-26 In judicio Dei opera ejus ab initio
Et initia eorum in gentibus suis
24-14 Ab initio, et ante sæcula creata sum
25-16 Timor Dei initium dilectionis ejus : fidei autem initium agglutinandum est ei
-33 A muliere initium factum est peccati
29-28 Initium vitæ hominis, aqua et panis
31-35 Vinum in jucunditatem creatum est, et non in ebrietatem, ab initio
36-13 Et hæreditabit eos, sicut ab initio
-17 Qui ab initio creaturæ tuæ sunt
39-30 Bona bonis creata sunt ab initio
-31 Initium necessariæ rei vitæ hominum
-38 Propterea ab initio confirmatus sum
43-35 Et quis magnificabit eum sicut est ab initio?
51-28 Possedi cum ipsa cor ab initio
Isai. 40-21 Numq. non annuntiatum est vobis ab initio?
43-13 Et ab initio ego ipse, et non est qui de manu mea eruat
45-21 Quis auditum fecit hoc ab initio
46-10 Et ab initio quæ necdum facta sunt, dicens
Jerem. 28- 8 Qui fuerunt ante me et ante te ab initio
Baruc. 3-26 Gigantes nominati illi, qui ab initio fuerunt
Ezech. 20-40 Et ibi quæram primitias vestras, et initium decimarum vestrarum
36-11 Donabo majoribus, quam habuistis ab initio
Mich. 5- 2 Egressus ejus ab initio, a diebus æternitatis
2 *Mac.* 4-13 Erat autem hoc non initium, sed increment.
8-27 Misericordiæ initium stillans in eos
Matth. 19- 4 Non legistis quia qui fecit hominem ab initio
- 8 Ab initio autem non fuit sic
24- 8 Hæc autem omnia initia sunt dolorum
-21 Qualis non fuit ab initio mundi usque modo
Marc. 1- 1 Initium Evangelii Jesu Christi, filii Dei
10- 6 Ab initio autem creaturæ, masculum et fœminam fecit eos Deus
13- 8 Initium dolorum hæc
-19 Tales, quales non fuerunt ab initio creaturæ
Luc. 1- 2 Qui ab initio ipsi viderunt
Joan. 2-11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana
6-65 Sciebat enim ab initio Jesus qui essent
8-44 Ille homicida erat ab initio
15-27 Et vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis
16- 5 Hæc autem vobis ab initio non dixi
Act. 10-11 Quatuor initiis submitti de cœlo in terram
11- 5 Quatuor initiis submitti de cœlo
-15 Cecidit Spiritus... sicut et in nos in initio
26- 4 Quæ ab initio fuit in gente mea in Jerosolymis
- 5 Præscientes me ab initio (si velint)
Hebr. 2- 3 Quæ cum initium accepisset enarrari
3-14 Si tamen initium substantiæ ejus ad finem
7- 3 Neque initium dierum, neque finem vitæ habens
Jacob. 1-18 Ut simus initium aliquod creaturæ ejus
2 *Petr.* 3- 4 Omnia sic perseverant ab initio creaturæ
1 *Joan.* 1- 1 Quod fuit ab initio, quod audivimus
2- 7 Mandatum vetus, quod habuistis ab initio
-13 Quoniam cognovistis eum, qui ab initio est
-24 Quod audistis ab initio, in vobis permaneat
Si in vobis permanserit quod audistis ab initio
3- 8 Quoniam ab initio diabolus peccat
-11 Hæc annuntiatio, quam audistis ab initio
2 *Joan.* - 5 Quod habuimus ab initio, ut diligamus alterutrum
- 6 Quemadmodum audistis ab initio, in eo ambuletis
Apoc. 21- 6 Ego sum A et Ω : initium, et finis

INJICIO.

Gen. 39- 7 Injecit domina sua oculos suos in Joseph
Eccli. 6-25 Injice pedem tuum in compedes illius
Matth. 26-50 Manus injecerunt in Jesum, et tenuerunt
Marc. 14-46 Manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum
Luc. 21-12 Ante hæc omnia injicient vobis manus suas
Act. 4- 3 Et injecerunt in eos manus, et posuerunt eos
5-18 Et injecerunt manus in Apostolos
21-27 Et injecerunt ei manus, clamantes
1 *Cor.* 7-35 Non ut laqueum vobis injiciam

INJUNGO.

Deut. 24- 5 Nec ei quippiam necessitatis injungetur publicæ

INJURIA.

Gen. 50-15 Ne forte memor sit injuriæ quam passus est
Exod. 2-13 Dixitque ei qui faciebat injuriam
Levit. 19-18 Nec memor eris injuriæ civium tuorum
2 *Reg.* 10- 6 Videntes autem filii Ammon quod injuriam fecissent David
19-19 Neque memineris injuriarum servi tui
-43 Cur fecisti mihi injuriam
1 *Par.* 19- 6 Videntes autem filii Ammon quod injuriam fecissent David
Psal. 102- 6 Et judicium omnibus injuriam patientibus
145- 7 Facit judicium injuriam patientibus
Prov. 9- 7 Qui erudit derisorem, ipse injuriam sibi facit
12-16 Qui autem dissimulat injuriam, callidus est
Eccli. 4- 9 Libera eum, qui injuriam patitur de manu superbi
9-17 Non placeat tibi injuria injustorum
10- 6 Omnis injuriæ proximi ne memineris
Et nihil agas in operibus injuriæ
- 8 Propt. injustitias, et injurias, et contumelias
21- 5 Objurgatio et injuriæ annullabunt substantiam
Baruc. 6-53 Neque regiones liberabunt ad injuria
Ezech. 18-17 A pauperis injuria averterit manum suam
2 *Mac.* 8-17 Itemq. et ludibrio habitæ civitatis injuriam
9- 4 Arbitrabatur se, injuriam illorum qui se fugaverant, posse in Judæos retorquere
14-42 Contra natales suos indignis injuriis agi
Matth. 20-13 Amice, non facio tibi injuriam
Act. 7-24 Cum vidisset quemdam injuriam patientem
Fecit ultionem ei qui injuriam sustinebat
-27 Qui autem injuriam faciebat proximo
27-10 Viri, video quoniam cum injuria
-21 Lucrique facere injuriam hanc et jacturam
1 *Cor.* 6- 7 Quare non magis injuriam accipitis?
- 8 Sed vos injuriam facitis, et fraudatis
2 *Cor.* 7-12 Non propter eum qui fecit injuriam
12-13 Donate mihi hanc injuriam
Colos. 3-25 Qui enim injuriam facit, recipiet id quod inique gessit
2 *Petr.* 2- 7 Justum Lot oppressum a nefandorum injuria

INJUSTE.

Exod. 5-16 Et injuste agitur contra populum tuum
Levit. 19-15 Non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis
2 *Par.* 6-37 Peccavimus, inique fecimus, injuste egimus
Judith. 7-19 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
Psal. 68- 5 Persecuti sunt me inimici mei injuste
105- 6 Injuste egimus, iniquitatem fecimus
118-78 Quia injuste iniquitatem fecerunt in me
Sap. 12-13 Ut ostendas quoniam non injuste judicas
-23 Qui in vita sua insensate et injuste vixerunt
14-28 Aut vivunt injuste, aut pejerant cito
-30 Attendentes idolis, et juraverunt injuste
Eccli. 13- 4 Dives injuste egit, et fremet
14- 4 Qui acervat ex animo suo injuste
20- 8 Qui potestatem sibi sumit injuste, odietur
33-32 Si læseris eum injuste, in fugam convertetur
Soph. 3- 4 Sacerdotes ejus... injuste egerunt contra legem
1 *Mac.* 2-37 Quod injuste perditis nos
15-33 Quæ injuste ab inimicis nostris.. possessa est
2 *Mac.* 8-17 Quæ loco sancto ab his injuste esset illata
1 *Petr.* 2-19 Sustinet quis tristitias, patiens injuste
-23 Tradebat autem judicanti se injuste

INJUSTITIA.

Deut. 25-16 Et aversatur omnem injustitiam
Job. 11-14 Non manserit in tabernaculo tuo injustitia
31- 3 Et alienatio operantibus injustitiam
Psal. 7-15 Ecce parturiit injustitiam
31- 5 Et injustitiam meam non abscondi
Dixi : Confitebor adversum me injustitiam meam Domino
36- 7 In homine faciente injustitias
51- 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua
54-12 (*Labor in medio ejus*) et injustitia
57- 3 In terra injustitias manus vestræ concinnant
93- 4 Loquentur omnes, qui operantur injustitiam
106-17 Propter injustitias e. suas humiliati sunt
118-133 Non dominetur mei omnis injustitia
Eccli. 7- 3 Non semines mala in sulcis injustitiæ
10- 8 Propter injustitias, et injurias, et contumelias
17-23 Et avertere ab injustitia tua
35- 3 Propitiationem litare sacrificii super injustitias
Et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitia
- 5 Et deprecatio pro peccatis recedere ab injustitia
41-23 A socio et amico de injustitia (*erubescite*)
Isai. 10- 1 Scribentes, injustitiam scripserunt
Jerem. 22-13 Væ qui ædificat domum suam in injustitia
Ezech. 18-26 In injustitia, quam operatus est, morietur
Habac. 1- 3 Videre prædam et injustitiam contra me
Joan. 7-18 Hic verax est, et injustitia in illo non est
Rom. 1-18 Et injustitiam hominum eorum
Qui veritatem Dei in injustitia detinent
2 *Petr.* 2-13 Percipientes mercedem injustitiæ

INJUSTUS, A, UM.

Psal. 5- 6 Neque permanebunt injusti ante oculos tuos
35- 2 Dixit injustus, ut delinquat in semetipso
36-28 Injusti punientur : et semen impiorum peribit
-38 Injusti autem disperibunt simul
100- 3 Non proponebam ante oculos meos rem injustam
118-118 Quia injusta cogitatio eorum
139-12 Virum injustum mala capient in interitu
Prov. 3-31 Ne æmuleris hominem injustum
Sap. 4-16 Juventus celerius consummata (*condemnat*) longam vitam injusti
10- 3 Ab hac ut recessit injustus in ira sua
11- 7 Humanum sanguinem dedisti injustis
12- 4 Per medicamina, et sacrificia injusta
14-31 Peccantium pœna perambulat semper injustorum prævaricationem
16-24 Exardescit in tormentum adversus injustos
18- 7 Injustorum autem exterminatio
Eccli. 5-10 Noli anxius esse in divitiis injustis
9-17 Non placeat tibi injuria injustorum
28-26 Sed obtinebit vias injustorum
34-21 Non sunt beneplacitæ subsannationes injustorum
35-15 Et noli inspicere sacrificium injustum
37-12 Et cum injusto (*tracta*) de justitia

Eccli. 40-13 Substantiæ injustorum sicut fluvius siccabuntur
51- 7 A rege iniquo, et a lingua injusta
Isai. 41-29 Ecce omnes injusti, et vana opera eorum
*Ezech.*33-15 Nec fecerit quidquam injustum
-17 Et ipsorum via injusta est
Dan. 3-32 Regi injusto et pessimo ultra omnem terram
13-53 Judicans judicia injusta, innocentes opprimens
2 Mac. 4-14 Et præbitionis ejus injustæ
-35 Moleste ferebant de nece tanti viri injusta
-48 Cito ergo injustam pœnam dederunt
Matth. 5-45 Et pluit super justos et injustos
Luc. 18-11 Raptores, injusti, adulteri
1 Tim. 1- 9 Lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis
Hebr. 6-10 Non enim injustus Deus, ut obliviscatur
1 Petr. 3-18 Mortuus est, justus pro injustis

INNITOR.

Gen. 28-13 Et Dominum innixum scalæ dicentem sibi
Judic. 16-29 Columnas, quibus innitebatur domus
4 Reg. 5-18 Illo innitente super manum meam
Esth. 15- 6 Et super unam quidem innitebatur
Job. 8-15 Innitetur super domum suam, et non stabit
Prov. 3- 5 Et ne innitaris prudentiæ tuæ
Cant. 8- 5 Quæ est ista... innixa super dilectum suum?
Isai. 10-20 Inniti super eo qui percutit eos
Innitetur super Dominum sanctum Israël
30-12 Et innixi estis super eo
36- 6 Cui si innixus fuerit homo, intrabit in manum ejus
50-10 Et innitatur super Deum suum
*Ezech.*29- 7 Et innitentibus eis super te, comminutus es
Amos. 5-19 Et innitatur manu sua super parietem
2Mac. 11-13 Omnipotentis Dei auxilio innitentes

INNOCENS.

Gen. 24-41 Innocens eris a maledictione mea
40-15 Et hic innocens in lacum missus sum
Exod. 21-19 Innocens erit qui percusserit
-28 Dominus quoque bovis innocens erit
34- 7 Nullusque apud te per se innocens est
Num. 35-25 Liberabitur innocens de ultoris manu
Deut. 21- 8 Ne reputes sanguinem innocentem
- 9 Alienus eris ab innocentis cruore
27-25 Ut percutiat animam sanguinis innocentis
Josue. 20- 4 Et loquetur senioribus urbis illius ea quæ se comprobent innocentem
1 Reg. 26- 9 Quis enim extendet manum suam in Christum Domini, et innocens erit?
2 Reg. 14- 9 Rex autem et thronus ejus sit innocens
3 Reg. 2-31 Sepeli, et amovebis sanguinem innocentem
4 Reg. 24- 4 Et implevit Jerusalem cruore innocentium
Job. 4- 7 Obsecro te, quis unquam innocens periit
9-20 Si innocentem ostendero, pravum me comprobabit
-22 Et innocentem et impium ipse consumit
-23 Et non de pœnis innocentum rideat
17- 8 Et innocens contra hypocritam suscitabitur
22-19 Et lætabuntur, et innocens subsannabit eos
-30 Salvabitur innocens, salvabitur autem in munditia
27-17 Vestietur illis: et argentum innocens dividet
Ps. H. 10- 8 Sedet... in occultis, ut interficiat innocentem
14- 5 Et munera super innocentem non accepit
17-26 Et cum viro innocente innocens eris
23- 4 Innocens manibus et mundo corde
24-21 Innocentes et recti adhæserunt mihi
25- 6 Lavabo inter innocentes manus meas
72-13 Et lavi inter innocentes manus meas
93-21 Et sanguinem innocentem condemnabunt
105-38 Et effuderunt sanguinem innocentem
Prov. 11-21 Manus in manu non erit innocens malus
13- 6 Justitia custodit innocentis viam
14-15 Innocens credit omni verbo: astutus considerat
16- 5 Etiamsi manus ad manum fuerit, non est innocens
22- 3 Innocens pertransiit, et afflictus est damno
28-20 Qui autem festinat ditari, non erit innocens
Eccle. 4- 1 Vidi calumnias... et lacrymas innocentium
Isai. 59- 7 Festinant ut effundant sanguin. innocentem
Jerem. 2-34 Sanguis animarum pauperum et innocentum
-35 Dixisti: Absque peccato et innocens ego sum
7- 6 Nec sanguinem innocentem effuderitis
19- 4 Repleverunt locum istum sanguine innocentum
22- 3 Et sanguinem innocentem ne effundatis
-17 Et ad sanguinem innocentem fundendum
25-29 Et vos quasi innocentes et immunes eritis?
26-15 Sanguin. innocentem tradetis contra vosm.
46-28 In judicio, nec quasi innocenti parcam tibi
49-12 Bibent: et tu quasi innocens relinqueris? Non eris innocens, sed bibens bibes
Dan. 13-53 Innocentes opprimens, et dimittens noxios Innocentem et justum non interficies
Joel. 3-19 Et effuderint sanguinem innocentem in terra sua
Jonæ. 1-14 Et ne des super nos sanguinem innocentem
*Nahum.*1- 3 Et mundans non faciet innocentem
1 Mac. 1-39 Effuderunt sanguinem innocentem per circuitum
2 Mac. 1- 8 Et effuderunt sanguinem innocentem
4-47 Innocentes judicarentur, hos morte damnavit
8- 4 Memoraretur quoque iniquissimas mortes parvulorum innocentum
*Matth.*12- 7 Nunquam condemnassetis innocentes
27-24 Innocens ego sum a sanguine Justi hujus
Rom. 16-18 Seducunt corda innocentium
Hebr. 7-26 Pontifex, sanctus, innocens, impollutus

INNOCENTIA.

Job. 2- 3 Et adhuc retinens innocentiam
27- 5 Non recedam ab innocentia mea
Psal. 7- 9 Et secundum innocentiam meam super me
25- 1 Quoniam ego in innocentia mea ingressus sum
-11 Ego a. in innocentia mea ingressus sum
36-37 Custodi innocentiam, et vide æquitatem
40-13 Me autem propter innocentiam suscepisti
77-72 Et pavit eos in innocentia cordis sui
83-13 Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia
100- 2 Perambulabam in innocentia cordis mei

INNOTESCO.

Psal. 78-10 Et innotescat in nationibus coram oculis nostris
143- 3 Domine, quid est homo, quia innotuisti ei?
1 Mac. 6- 3 Quoniam innotuit sermo his qui erant in civitate
7- 3 Et res ei innotuit: et ait: Nolite mihi ostendere faciem eorum
-30 Et innotuit sermo Judæ, quoniam cum dolo venerat ad eum
8- 9 Ire, et tollere eos: et innotuit sermo his
9-60 Quia innotuit eis consilium eorum
Ephes. 3-10 Ut innotescat Principatibus et Potestatibus
Philip. 4- 6 Petitiones vestræ innotescant apud Deum

INNOVATIO.

1 Mac. 12-17 De innovatione fraternitatis nostræ

INNOVO.

1 Reg. 11-14 Eamus in Galgala, et innovemus ibi regnum
Job. 29-20 Gloria mea semper innovabitur
Psal. 50-12 Spiritum rectum innova in visceribus meis
Sap. 7-27 Et in se permanens omnia innovat
Eccli. 36- 6 Innova signa, et immuta mirabilia
38-30 Vox mallei innovat aurem ejus
Thren. 5-21 Innova dies nostros, sicut a principio
Osee. 10-12 In ore misericordiæ, innovate vobis novale
*1 Mac.*10-10 Et cœpit ædificare et innovare civitatem

INNOXIUS, A, UM.

Gen. 37-22 Manusque vestras servate innoxias
44-10 Ipse sit servus meus, vos a. eritis innoxii
Num. 5-28 Quod si polluta non fuerit, erit innoxia
14-18 Nullumque innoxium derelinquens
Deut. 19-10 Ut non effundatur sanguis innoxius in medio
-13 Et auferes innoxium sanguinem de Israel
Josue. 2-17 Innoxii erimus a juramento hoc
1 Reg. 19- 5 Quare ergo peccas in sanguine innoxio
25-31 Quod effuderis sanguinem innoxium
2 Reg. 4-11 Interfecerunt virum innoxium, in domo sua
3 Reg. 2- 9 Tu noli pati eum esse innoxium
4 Reg. 21-16 Insuper et sanguinem innoxium fudit
24- 4 Propter sanguinem innoxium, quem effudit
Prov. 6-17 Manus effundentes innoxium sanguinem
*Jerem.*30-11 Castigabo te... ut non videaris tibi innoxius
Dan. 13-62 Et salvatus est sanguis innoxius in die illa

INNUMERABILIS, E.

Exod. 10-14 Et sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum innumerabiles
12-38 Vulgus promiscuum innumerabile ascendit
Judic. 7-12 Cameli quoque innumerabiles erant
2 Reg. 17-11 Quasi arena maris innumerabilis
3 Reg. 4-20 Juda et Israël innumerabiles, sicut arena maris
1 Par. 22- 3 Præparavit David: et æris pondus innumerabile
2 Par. 1- 9 Qui tam innumerabilis est, quam pulvis terræ
4-18 Erat a. multitudo vasorum innumerabilis
32-29 Greges ovium et armentorum innumerabiles
Judith. 2- 8 In multitudine innumerabilium camelorum
Judith. 5-13 In quo loco dum innumerabilis exercitus Ægyptiorum eos persequeretur
Job. 21-33 Omnem hominem trahet, et ante se innumerabiles
34-24 Conteret multos, et innumerabiles
Sap. 7-11 Et innumerabilis honestas per manus illius
18-12 Mortuos habebant innumerabiles
Eccli. 37-28 Dies autem Israël innumerabiles sunt
Isai. 2- 8 Et innumerabiles quadrigæ ejus
Joel. 1- 6 Gens enim ascendit super terram meam, fortis et innumerabilis
2 Mac. 3- 6 Et nuntiavit ei, pecuniis innumerabilibus plenum esse ærarium Jerosolymis
12-16 Per Domini voluntatem, innumerabiles cædes fecit
Hebr. 11-12 Et sicut arena, quæ est ad oram maris, innumerabilis

INNUMERUS, A, UM.

Deut. 3- 5 Absque oppidis innumeris, quæ non habebant muros
Judic. 6- 5 Innumera multitudo hominum, et camelor.
Eccle. 5- 6 Plurimæ sunt vanitates, et sermones innumeri
Jerem. 2-32 Oblitus est mei diebus innumeris

INNUO.

Luc. 1-22 Ipse erat innuens illis, et permansit mutus
-62 Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari eum
Joan. 13-24 Innuit ergo huic Simon Petrus: et dixit ei

INNUPTA.

1 Cor. 7-11 Quod si discesserit, manere innuptam
-34 Et mulier innupta, et virgo cogitat quæ Domini sunt

INOBEDIENS.

Deut. 8-20 Si inobedientes fueritis voci Domini Dei
3 Reg. 13-26 Vir Dei est, qui inobediens fuit ori Domini
*2Esdr.*13-27 Numquid et nos inobedientes faciemus
Tit. 1-10 Sunt enim multi etiam inobedientes, vaniloqui

INOBEDIENTIA.

Esth. 16-24 Pro exemplo contemptus, et inobedientiæ
Rom. 5-19 Sicut enim per inobedientiam unius hominis
2 Cor. 10- 6 Et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam
Hebr. 2- 2 Et omnis prævaricatio et inobedientia

INOLITA.

Levit. 13-11 Lepra vetustiss. judicabitur atq. inolita cuti

INOPIA.

Gen. 41-31 Et ubertatis magnitudinem perditura est inopiæ magnitudo
-36 Et non consumetur terra inopia
-54 Cœperunt venire septem anni inopiæ
-57 Ut emerent escas, et malum inopiæ temperarent
42- 2 Ut possimus vivere, et non consumamur inopia
Job. 27-20 Apprehendet eum quasi aqua inopia
Psal. 33-10 Quoniam non est inopia timentibus eum
43-24 Oblivisceris inopiæ nostræ et tribulationis
87-10 Oculi mei languerunt præ inopia
106-41 Et adjuvit pauperem de inopia
Prov. 6-32 Qui autem adulter est, propter cordis inopiam perdet animam suam
Eccle. 4-14 Et alius natus in regno, inopia consumitur
Eccli. 4- 2 Non exasperes pauperem in inopia sua
20-23 Est qui vetatur peccare præ inopia
26-26 Vir bellator deficiens per inopiam
27- 1 Propter inopiam multi deliquerunt
29-12 Propter inopiam ej. ne dimittas eum vacuum
40-32 In ore imprudentis condulcabitur inopia
2 Cor. 8- 9 Ut illius inopia vos divites essetis
-14 Vestra abundantia illorum inopiam suppleat: ut et illorum abundantia vestræ inopiæ sit supplementum

INOPS.

Judic. 9- 4 Qui conduxit sibi ex eo viros inopes et vagos
11- 3 Congregatique sunt ad eum viri inopes
Psal. 11- 6 Propter miseriam inopum, et gemitum pauperum
13- 6 Consilium inopis confudistis
34-10 Eripiens inopem de manu fortiorum ejus
36-14 Ut dejiciant pauperem et inopem
71-13 Parcet pauperi et inopi
73-21 Pauper et inops laudabunt nomen tuum
85- 1 Quoniam inops et pauper sum ego
108-17 Et persecutus est hominem inopem
112- 7 Suscitans a terra inopem, et de stercore

Psal. 139-13 Cognovi quia faciet Dom. judicium inopis
Prov. 30-14 Ut comedat inopes de terra, et pauperes
31- 9 Et judica inopem et pauperem
-20 Manum suam aperuit inopi
Sap. 16- 3 In brevi inopes facti, novam gustaverunt escam
Eccli. 4- 3 Cor inopis ne afflixeris, et non protrahas
- 5 Ab inope ne avertas oculos t. propter iram
7-23 Neque inopem derelinquas illum
31- 4 Laboravit pauper... et in fine inops fit
38-20 Et substantia inopis secundum cor ejus

INORDINATE.

2 *Thes.* 3- 6 Ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate

INORDINATIO.

Sap. 14-26 Inordinatio mœchiæ et impudicitiæ

INQUAM.

Gen. 31-52 Tumulus, inquam, iste et lapis sint in testimonium
Ruth. 4-10 Vos, inquam, hujus rei testes estis
Prov. 24-33 Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis
Eccle. 2-12 Quid est, inquam, homo ut sequi possit regem Factorem suum ?
Isai. 10-21 Reliquiæ convertentur, reliquiæ, inquam, Jacob ad Deum fortem
Jerem 40-12 Reversi sunt, inquam, omnes Judæi
Ezech. 4- 6 Diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi
16- 6 Vive, dixi, inquam, tibi : In sanguine tuo vive
20-40 Omnes, inquam, in terra, in qua placebunt mihi
21-24 Pro eo, inquam, quod recordati estis
24- 3 Pone ollam ; pone, inquam, et mitte in eam aquam
-27 In die, inquam, illa, aperietur os tuum
25- 9 De civitatibus, inquam, ejus, et definibus ej.
34- 6 Non erat, inquam, qui requireret
Dan. 5-11 Principem.. aruspicum constituit eum, pater, inquam, tuus, o rex

INQUIETE.

2 *Thes.* 3-11 Audivimus... quosdam ambulare inquiete

INQUIETO.

1 *Reg.* 26-14 Quis es tu, qui clamas, et inquietas regem?
28-15 Quare inquietasti me ut suscitarer ?
Act. 15-19 Quod ego judico, non inquietari eos

INQUIETUDO.

Judith. 14- 9 Inquietudinem arte moliebantur

INQUIETUS, A, UM.

1 *Thes.* 5-14 Corripite inquietos, consolamini pusillanimes
2 *Thes.* 3- 7 Quoniam non inquieti fuimus inter vos
Jacob. 3- 8 Inquietum malum, plena veneno mortifero

INQUILINUS.

Levit. 22-10 Inquilinus sacerdotis et mercenarius non vescentur ex eis
Job. 19-15 Inquilini domus meæ, et ancillæ meæ

INQUINAMENTUM.

Deut. 7-26 Velut inquinamentum ac sordes abominationi habebis
Ezech. 24-11 Confletur in medio ejus inquinamentum ej.
36-25 Mundabimini ab omnibus inquinamentis
-29 Salvabo vos ex universis inquinamentis vest.
2 *Cor.* 7- 1 Mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus

INQUINATIO.

Sap. 14-26 Dei immemoratio, animarum inquinatio

INQUINO.

Ps. II. 10- 5 Inquinatæ sunt viæ illius in omni tempore
Cant. 5- 3 Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos ?
Sap. 7-25 Ideo nihil inquinatum in eam incurrit
Eccli. 13- 1 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea
Isai. 63- 3 Omnia indumenta mea inquinavi
Tit. 1-15 Sed inquinatæ sunt eorum et mens et conscientia
Hebr. 9-13 Inquinatos sanctificat ad emundationem carnis
12-15 Et per illam inquinentur multi
Apoc. 3- 4 Qui non inquinaverunt vestimenta sua

INQUIRO.

Deut. 17- 4 Audiensque inquisieris diligenter
Tobie. 5- 4 Inquire tibi aliquem fidelem virum
14-10 Et inquirite ut faciatis quæ placita sunt illi
Psal. 33-11 Inquirentes a. Dominum non minuentur
-15 Inquire pacem, et persequere eam
37-13 Qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates
Prov. 27-21 Cor iniqui inquirit mala, cor autem rectum inquirit scientiam
28- 5 Qui autem inquirunt Dominum, animadvertunt omnia
Sap. 12-14 Neque rex neque tyrannus in conspectu tuo inquirent
13- 7 Cum in operibus illius conversentur, inquirunt
-17 Et de nuptiis votum faciens inquirit
Eccli. 2-19 Inquirent quæ beneplacita sunt ei
4-12 Vitam inspirat, et suscipit inquirentes se
12-12 Ne forte... inquirat cathedram tuam
40-27 Non est in eo inquirere adjutorium
51-19 Usque in novissimis inquiram eam
Isai. 9-13 Et Dominum exercituum non inquisierunt
Dan. 6-11 Viri ergo illi curiosius inquirentes
Matth. 6-32 Hæc enim omnia gentes inquirunt
Luc. 11-50 Ut inquiratur sanguis omnium prophetarum
Act. 10-17 Ecce viri... inquirentes domum Simonis
23-20 Quasi aliquid certius inquisituri sint
Hebr. 8- 7 Non utique secundi locus inquireretur
11- 6 Et inquirentibus se remunerator sit
-14 Qui enim hæc dicunt, significant se patriam inquirere
12-17 Quanquam cum lacrymis inquisisset eam
13-14 Sed futuram inquirimus (*civitatem*)
1 *Petr.* 3-11 Inquirat pacem, et sequatur eam

INQUISITIO.

Act. 12-19 Inquisitione facta de custodibus, jussit eos duci

INQUIT, INQUIUNT.

Gen. 6- 7 Delebo, inquit, hominem quem creavi
16-10 Multiplicans, inquit, multiplicabo semen
18-15 Dominus a. : Non est, inquit, ita : sed risisti
-30 Ne, quæso, inquit, indigneris, Do., si loquar
-32 Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine, si loquar adhuc semel
19- 9 Ingressus es, inquiunt, ut advena, numquid ut judices ?
21-30 At ille : Septem, inquit, agnas accipies
22- 7 Ecce, inquit, ignis et ligna : ubi est victima holocausti ?
27- 2 Cui pater : Vides, inquit, quod senuerim
-20 Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti
-25 Affer mihi, inquit, cibos de venatione tua
-38 Cui Esaü : Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater ?
29- 6 Sanus-ne est ? inquit. Valet, inquiunt : et ecce Rachel filia ejus venit
30- 3 At illa : habeo, inquit, famulam Balam
-16 Ad me, inquit, intrabis, quia mercede conduxi te
32-28 Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum
33-15 Non est, inquit, necesse
34- 4 Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem
42-13 Duodecim, inquiunt, servi tui, fratres sumus
-38 Non descendet, inquit, filius meus vobiscum
44- 4 Surge, inquit, et persequere viros
-16 Quid respondebimus, inquit, domino meo ?
48- 9 Adduc, inquit, eos ad me, ut benedicam illis
Exod. 2- 7 Cui soror pueri : Vis, inquit, ut vadam ?
-20 At ille : Ubi est ? inquit
3- 5 At ille : Ne appropies, inquit, huc
4- 5 Ut credant, inquit, quod apparuerit tibi
- 8 Si non crediderint, inquit, tibi, neque audierint
-13 At ille : Obsecro, inquit, Domine, mitte quem missurus es
8-10 At ille : Juxta, inquit, verbum tuum faciam
18-17 At ille : Non bonam, inquit, rem facis
33-21 Et iterum : Ecce, inquit, est locus apud me
Num. 10-31 Et ille : Noli, inquit, nos relinquere
11-29 At ille : Quid, inquit, æmularis pro me ?
14-41 Cur, inquit, transgredimini verbum Domini
16- 5 Mane, inquit, notum faciet Dominus
20-24 Pergat, inquit, Aaron ad populos suos
22-32 Cui Angelus : Cur, inquit, tertio verberas asinam tuam ?
23- 4 Septem, inquit, aras erexi, et imposui vitul.
- 7 Veni, inquit, et maledic Jacob
-17 Ad quem Balac : Quid, inquit, locutus est Dominus ?
31- 3 Armate, inquit, ex vobis viros ad pugnam
Num. 32-14 Ecce, inquit, vos surrexistis pro patribus
Deut. 1- 8 En, inquit, tradidi vobis : ingredimini
Josue. 3-10 In hoc, inquit, scietis quod Dominus
5-16 Solve, inquit, calceamentum tuum
9- 8 At illi ad Josue : Servi, inquiunt, tui sumus
15-18 Cui Caleb : Quid habes, inquit ?
24-22 Testes, inquit, vos estis, quia ipsi elegeritis
Judic. 6-17 Et ille : Si inveni, inquit, gratiam coram te
13-12 Quando, inquit, sermo tuus fuerit expletus
15-12 Ligare, inquiunt, te venimus, et tradere
19- 8 Oro te, inquit, ut paululum cibi capias
Ruth. 2-21 Ruth : Hoc quoque, inquit, præcepit mihi
3-10 Et ille : Benedicta, inquit, es a Domino
-15 Expande, inquit, pallium tuum quo operiris
4- 9 Testes vos, inquit, estis hodie
1 *Reg.* 1-15 Respondens Anna : Nequaquam, inquit, domine mi
4-17 Fugit, inquit, Israël coram Philisthiim
22- 9 Vidi, inquit, filium Isaï in Nobe
2 *Reg.* 9- 4 Ubi, inquit, est ? Et Siba ad regem : Ecce, ait
16-17 Hæc est, inquit, gratia tua ad amicum
18-32 Fiant, inquit, sicut puer, inimici dom. mei
20-18 Sermo, inquit, dicebatur in veteri proverbio
3 *Reg.* 1-16 Ad quam rex : Quid tibi, inquit, vis ?
2-15 Tu, inquit, nosti, quia meum erat regnum
18- 9 Quid peccavi, inquit, quoniam tradis me
4 *Reg.* 4- 7 Et ille : Vade, inquit, vende oleum
-41 At ille : Afferte, inquit, farinam
10-15 Si est, inquit, da manum tuam
1 *Par.* 22-18 Cernitis, inquiens, quod Dom. Deus vester
28-19 Omnia, inquit, venerunt scripta manu Do.
2 *Par.* 15-13 Si quis autem, inquit, non quæsierit Dom.
18- 5 At illi : Ascende, inquiunt, et tradet Deus
-20 Cui Dominus : In quo, inquit, decipies?
25-16 Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occidere
Esth. 5- 5 Statimque rex : Vocate, inquit, cito Aman
6- 4 Statimq. rex : Quis est, inquit, in atrio ?
15- 2 Memorare, inquit, dierum humilitatis tuæ
Jerem. 46-18 Vivo ego (inquit rex, Dominus exercituum nomen ejus)
2 *Mac.* 6-24 Non enim ætati nostræ dignum est, inquit, fingere
Matth. 14- 8 Da mihi, inquit, hic in disco caput Joannis
Marc. 12-26 Quomodo dixerit illi Deus, inquiens : Ego sum Deus Abraham
Act. 1- 4 Quam audistis, inquit, per os meum
2-38 Pœnitentiam, inquit, agite, et baptizetur
23-35 Audiam te, inquit, cum accusatores tui venerint
26-25 Non insanio, inquit, optime Feste
1 *Cor.* 6-16 Erunt enim, inquit, duo in carne una
2 *Cor.* 10-10 Quoniam quidem epistolæ, inquiunt, graves sunt
Hebr. 8- 5 Vide, inquit, omnia facito secundum exemplar

INSANABILIS.

Deut. 32-33 Et venenum aspidum insanabile
2 *Par.* 21-18 Percussit eum Dominus alvi languore insanabili
Eccli. 28-30 Et sit casus tuus insanabilis in mortem
Isai. 14- 6 Cædentem populos in indignatione, plaga insanabili
Jerem. 30-12 Insanabilis fractura tua, pessima plaga tua
-15 Insanabilis est dolor tuus
2 *Mac.* 9- 5 Percussit eum insanabili et invisibili plaga

INSANIA.

Psal. 39- 5 Non respexit in vanitates et insanias falsas
Sap. 5- 4 Vitam illorum æstimabamus insaniam
14-23 Aut insaniæ plenas vigilias habentes
Isai. 37-28 Cognovi, et insaniam tuam contra me
Osee. 9- 8 Insania in domo Dei ejus
Amos. 3- 9 Et videte insanias multas in medio ejus
Act. 26-24 Multæ te litteræ ad insaniam convertunt

INSANIO.

4 *Reg.* 19-28 Insanisti in me, et superbia tua ascendit
Sap. 14-28 Aut enim dum lætantur, insaniunt
Isai. 24- 6 Ideoque insanient cultores ejus
Jerem. 25-16 Insanient a facie gladii, quem ego mittam
Ezech. 23- 5 Et insanivit in amatores suos
- 7 Et in omnibus in quos insanivit
- 9 Super quorum insanivit libidine
-11 Plus quam illa insanivit libidine
-16 Insanivit super eos concupiscentia oculorum suorum
-20 Insanivit libidine super concubitum eorum
2 *Mac.* 4- 4 Considerans Onias... Apollonium insanire
Joan. 10-20 Dicebant... Dæmonium habet, et insanit
Act. 12-15 At illi dixerunt ad eam : Insanis
26-11 Et amplius insaniens in eos, persequebar
-24 Festus magna voce dixit : Insanis, Paule
-25 Et Paulus : Non insanio, inquit
1 *Cor.* 14-23 Nonne dicent quod insanitis ?

INSANUS.

1 *Reg.* 21-14 Ait Achis ad servos suos : Vidistis hominem insanum ?
4 *Reg.* 9-11 Quid venit insanus iste ad te?
Osee. 9- 7 Scitote, Israël, insanum virum spiritualem

INSATIABILIS, E.

Psal. 100- 5 Superbo oculo, et insatiabili corde
Prov. 15-16 Quam thesauri magni et insatiabiles
37-20 Similiter et oculi hominum insatiabiles
Eccli. 14- 9 Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis

INSATURABILIS, E.

Prov. 13-25 Venter autem impiorum insaturabilis
30-15 Tria sunt insaturabilia, et quartum

INSCIENTIA.

Sap. 14-22 Sed et in magno viventes inscientiæ bello
17-12 Majorem computat inscientiam ejus causæ
19- 3 Sibi assumpserunt cogitationem inscientiæ

INSCIUS.

Gen. 31-31 Respondit Jacob : Quod inscio te profectus sum
Num. 15-28 Quod inscia peccaverit coram Domino
Sap. 18-19 Ne inscii, quare mala patiebantur, perirent
Eccli. 10-28 Et inscius non honorabitur
32-12 In multis esto quasi inscius, et audi tacens

INSCRIPTIO.

Psal. 15- 1 Tituli inscriptio ipsi David
55- 1 David in tituli inscriptionem
56- 1 David in tituli inscriptionem
57- 1 David in tituli inscriptionem
58- 1 David in tituli inscriptionem
59- 1 In tituli inscriptionem ipsi David
Marc. 12-16 Cujus est imago hæc, et inscriptio ?
Luc. 20-24 Cujus habet imaginem et inscriptionem ?

INSCRIPTUS.

Marc. 15-26 Erat titulus causæ ejus inscriptus
Apoc. 21-12 Et nomina inscripta, quæ sunt nomina duodecim tribuum

INSCRUTABILE.

Job. 5- 9 Qui facit magna et inscrutabilia
37- 5 Qui facit magna et inscrutabilia
Prov. 25- 3 Terra deorsum, et cor regum inscrutabile
Jerem. 17- 9 Pravum est cor omnium, et inscrutabile

INSECTATIONES.

Eccli. 32-23 Et suis insectationibus arguetur

INSENSATE.

Sap. 12-23 Qui in vita sua insensate et injuste vixerunt

INSENSATUS, A, UM.

Sap. 3-12 Mulieres eorum insensatæ sunt
5- 4 Nos insensati vitam illorum æstimabamus insaniam
-21 Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos
11-16 Pro cogitationibus autem insensatis
12-24 Infantium insensatorum more viventes
-25 Propter hoc tanquam pueris insensatis
15- 5 Cujus aspectus insensato dat concupiscentiam
18 Insensata enim comparata his, illis sunt deteriora
Eccli. 16-20 Et in omnibus his insensatum est cor
21-21 Scientia insensati inenarrabilia verba
22-14 Et cum insensato ne abieris
25- 4 Senem fatuum et insensatum
27-13 In medio insensatorum serva verbum
34- 1 Vana spes, et mendacium viro insensato
42- 8 De disciplina insensati et fatui
2 *Mac.* 11-13 Et quia non insensatus erat, secum ipse rep.
Galat. 3- 1 O insensati Galatæ, quis vos fascinavit

INSEPULTUS.

2 *Mac.* 5-10 Qui insepultos multos abjecerat, ipse et illamentatus, et insepultus abjicitur

INSEQUOR.

Gen. 32-20 Jacob iter nostrum insequitur
Eccli. 31- 5 Et qui insequitur consumptionem, replebitur ex ea
1 *Mac.* 10-49 Et insecutus est eum Alexander
-78 Insecutus est eum Jonathas in Azotum
11-73 Insequebantur eum eo omnes usque Cades
12-51 Et videntes hi qui insecuti fuerant
15-11 Et insecutus est eum Antiochus rex
16- 9 Joannes autem insecutus est eos
2 *Mac.* 8-26 Non perseveraverunt insequentes

INSERO.

Exod. 26- 5 Ita insertas, ut ansa contra ansam veniat
-33 Inseretur autem velum per circulos
28-14 (*Facies*) duas catenulas... inseres uncinis
39-17 Catenæ aureæ, quas inseruerunt uncinis
Esth. 1- 6 Qui eburneis circulis inserti erant
2 *Mac.* 7-21 Fœmineæ cogitationi masculinum animum inserens
Rom. 11-17 Cum oleaster esses, insertus es in illis
-19 Fracti sunt rami ut ego inserar
-23 Si non permanserint in incredulitate, inserentur
Potens est enim Deus iterum inserere illos
-24 Contra natur. insertus es in bonam olivam
Qui secund. naturam inserentur suæ olivæ
2 *Cor.* 10-12 Non e. audemus inserere, aut comparare
1 *Tim.* 6-10 Et inseruerunt se doloribus multis
Jacob. 1-21 In mansuetudine suscipite insitum verbum

INSERVIO.

4 *Reg.* 17-17 Et divinationibus inserviebant et auguriis
2 *Par.* 33- 6 Maleficis artibus inserviebat

INSIDEO.

Num. 22-22 Contra Balaam, qui insidebat asinæ
2 *Reg.* 18- 9 Mulus, cui insederat, pertransivit

INSIDIÆ.

Gen. 42-31 Nec ullas molimur insidias
Exod. 21-14 Occiderit proximum suum, et per insidias
Num. 25-18 Decepere insidiis per idolum Phogor
32-17 Propter habitatorum insidias
35-20 Vel jecerit quippiam in eum per insidias
Josue. 8- 2 Pone insidias urbi post eam
- 4 Dicens : Ponite insidias post civitatem
- 7 Illis persequentibus, consurgetis de insidiis, et vastabitis civitatem
- 9 Et perrexerunt ad locum insidiarum
-12 Et posuerat in insidiis inter Bethel et Haï
-14 Quod post tergum laterent insidiæ
-19 Insidiæ, quæ latebant, surrexerunt confestim
Judic. 9-25 Posueruntque insidias adversus eum
-34 Et tetendit insidias juxta Sichimam
-35 Surrexit... omnis exercitus cum eo de insidiarum loco
-43 Divisit in tres turmas, tendens insidias in agris
16- 9 Latentibus apud se insidiis, et in cubiculo
-12 In cubiculo insidiis præparatis
20-29 Posueruntque filii Israël insidias
-33 Insidiæ quoque, quæ circa urbem erant
-36 Ut ad præparatas insidias devenirent
-38 His quos in insidiis collocaverant
1 *Reg.* 15- 5 Cumque venisset Saül... tetendit insidias in torrente
3 *Reg.* 16-20 Et insidiarum ejus, et tyrannidis
4 *Reg.* 6- 8 In loco illo et illo ponamus insidias
- 9 Quia ibi Syri in insidiis sunt
9-23 Fugiens ait ad Ochoziam : Insidiæ, Ochozia
15-15 Conjuratio ejus, per quam tetendit insidias
-30 Conjuravit autem, et tetendit insidias
21-23 Tetenderuntque ei insidias servi sui
2 *Par.* 13-13 Jeroboam retro moliebatur insidias
20-22 Vertit Dom. insidias eorum in semetipsos
23-13 Cumque vidisset... et ait : Insidiæ, insidiæ
25-27 Tetenderunt ei insidias in Jerusalem
2 *Esdr.* 4- 8 Contra Jerusalem, et molirentur insidias
Esth. 6- 2 Nuntiasset Mardochæus insidias Bagathan
16- 3 In ipsos, qui dederunt, moliuntur insidias
Job. 15-21 Ille semper insidias suspicatur
Ps. H. 10- 8 Sedet in insidiis cum divitibus in occultis
Prov. 10- 3 Et insidias impiorum subvertet
11- 6 Et in insidiis suis capientur iniqui
Eccli. 11-31 Multæ enim sunt insidiæ dolosi
Jerem. 9- 8 Et occulte ponit ei insidias
51-12 Levate custodes, præparate insidias
Abdiæ. - 7 Qui comedunt tecum, ponent insidias subter te
1 *Mac.* 1-38 Et factum est hoc ad insidias sanctificationi
9-40 Et surrexerunt ad eos ex insidiis
10-80 Et cognovit Jonathas quoniam insidiæ sunt
11-68 Et tendebant ei insidias in montibus
-69 Insidiæ vero exurrexerunt de locis suis
2 *Mac.* 4-50 Crescens in malitia ad insidias civium
5- 7 Finem vero insidiarum suarum confusionem accepit
Act. 9-24 Notæ autem factæ sunt Saulo insidiæ eorum
20- 3 Factæ sunt illi insidiæ a Judæis navigaturo
-19 Quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum
23-16 Cum audisset filius sororis Pauli insidias
-30 Et cum mihi perlatum esset de insidiis
25- 3 Insidias tendentes ut interficerent eum in via
Ephes. 6-11 Ut possitis stare adversus insidias diaboli

INSIDIATOR.

1 *Reg.* 22-13 Insidiator usque hodie permanens
1 *Esdr.* 8-31 Et liberavit nos de manu inimici et insidiatoris in via
Esth. 8- 5 Veteres Aman litteræ, insidiatoris et hostis
Eccli. 8-14 Ne sedeat quasi insidiator ori tuo
2 *Mac.* 3-38 Si quem habes... regni tui insidiatorem
4- 2 Et æmulatorem legis Dei, audebat insidiatorem regni dicere
14-26 Dicebat... Judamque regni insidiatorem successorem sibi destinasse
Luc. 20-20 Et observantes miserunt insidiatores

INSIDIOR.

Gen. 3-15 Et tu insidiaberis calcaneo ejus
Exod. 21-13 Qui autem non est insidiatus
34-24 Nullus insidiabitur terræ tuæ, ascendente te
Deut. 19-11 Si quis autem... insidiatus fuerit vitæ ejus
1 *Reg.* 22- 8 Insidiantem mihi usque hodie
23-22 Recogitat e. de me, quod callide insidier ei
24-12 Tu a. insidiaris animæ meæ ut auferas eam
28- 9 Quare ergo insidiaris animæ meæ, ut occidar?
3 *Reg.* 15-27 Insidiatus est autem ei Baasa filius Ahiæ
20- 7 Et videte, quoniam insidietur nobis
1 *Par.* 12-17 Si a. insidiamini mihi pro adversariis meis
2 *Par.* 24-26 Insidiati vero sunt ei, Zabad filius Semmaath
Esth. 16-14 Insidiaretur nostræ solitudini
-23 Qui autem insidiantur regno eorum, perire
Job. 30-13 Insidiati sunt mihi, et prævaluerunt
31- 9 Et si ad ostium amici mei insidiatus sum
38-40 Quando cubant in antris, et in specubus insidiantur ?
Ps. H. 10- 9 Insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua
Insidiatur ut rapiat pauperem
Prov. 1-11 Veni nobiscum, insidiemur sanguini
-18 Ipsi quoque contra sanguinem suum insidiantur
7-12 Nunc in plateis, nunc juxta angulos insidians
12- 6 Verba impiorum insidiantur sanguini
23-28 Insidiatur in via quasi latro
24-15 Ne insidieris, et quæras impietatem in domo
Eccli. 11-33 Bona enim in mala convertens insidiatur
-34 Homo vero peccator sanguini insidiatur
12-15 Et in corde suo insidiatur ut subvertat te
27-11 Leo venationi insidiatur semper
-31 Et vindicta sicut leo insidiabitur illi
28-30 In conspectu inimicorum insidiantium tibi
37- 7 Noli consiliari cum eo qui tibi insidiatur
Jerem. 5-26 Insidiantes quasi aucupes, laqueos ponentes
Thren. 3-10 Ursus insidians factus est mihi
4-19 In deserto insidiati sunt nobis
Osee. 7- 6 Quia applicuerunt quasi clibanum cor suum, cum insidiaretur eis
Mich. 7- 2 Omnes in sanguine insidiantur
1 *Mac.* 5- 4 Et in scandalum, insidiantes ei in via
2 *Mac.* 9-25 Et vicinos temporibus insidiantes
Marc. 6-19 Herodias autem insidiabatur illi
Luc. 11-54 Insidiantes ei, et quærentes aliquid capere
Act. 23-21 Tu vero ne credideris illis, insidiantur enim

INSIDIOSE.

4 *Reg.* 10-19 Porro Jehu faciebat hoc insidiose
Eccli. 32-19 Et qui insidiose agit, scandalizabitur in ea

INSIGNE.

Navi Alexandrinæ, quam conscendit sanctus Paulus, erat insigne, Διοσκόρων, *id est, Castoris et Pollucis, quia ambo filii Jovis habiti. Navigantibus favere credebantur* Διόσκουρι.

Act. 28-11 In navi Alex... cui erat insigne Castorum

INSIGNIS, E.

Levit. 26- 1 Nec insignem lapidem ponetis in terra vest.
Psal. 80- 4 In insigni die solemnitatis vestræ
Dan. 8- 5 Porro hircus habebat cornu insigne
Matth. 27-16 Habebat autem tunc vinctum insignem

INSILIO.

1 *Reg.* 10- 6 Et insiliet in te Spiritus Domini
-10 Et insiluit super eum Spiritus Domini
11- 6 Et insilivit Spiritus Domini in Saül
Sap. 5-22 Et ad certum locum insilient
1 *Mac.* 2-24 Et insiliens trucidavit eum super aram
3-23 Ut cessavit a. loqui, insiluit in eos subito
Act. 19-16 Et insiliens in eos homo, in quo erat dæm.

INSIMULATUM.

Sap. 18-16 Gladius acutus insimulatum imperium portans

INSINUO.

Act. 17- 3 Et insinuans quia Christum oportuit pati
1 Petr. 5- 5 Omnes a. invicem humilitatem insinuate

INSIPIENS.

Deut. 32- 6 Hæccine reddis Domino, popule stulte et insipiens?
2 Reg. 13-13 Tu eris quasi unus de insipientibus in Israël
Psal. 13- 1 Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus
38- 9 Opprobrium insipienti dedisti me
48-11 Simul insipiens, et stultus peribunt
-13 Comparatus est jumentis insipientibus
-21 Comparatus est jumentis insipientibus
52- 1 Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus
73-18 Et populus insipiens incitavit nomen tuum
-22 Eorum quæ ab insipiente sunt tota die
75- 6 Turbati sunt omnes insipientes corde
91- 7 Vir insipiens non cognoscet
93- 8 Intelligite, insipientes in populo
Prov. 8- 5 Et insipientes, animadvertite
9- 4 Et insipientibus locuta est
10-18 Qui profert contumeliam, insipiens est
12- 1 Qui autem odit increpationes, insipiens est
-23 Et cor insipientium provocat stultitiam
14- 1 Insipiens extructam quoque manibus destruet
19- 1 Quam dives torquens labia sua, et insipiens
23- 9 In auribus insipientium ne loquaris
26- 8 Ita qui tribuit insipienti honorem
-12 Magis illo spem habebit insipiens
Eccle. 10- 3 Cum ipse insipiens sit, omnes stultos æstimat
-12 Et labia insipientis præcipitabunt eum
Sap. 1- 3 Probata autem virtus corripit insipientes
3- 2 Visi sunt oculis insipientium mori
14-11 In muscipulam pedibus insipientium
15-14 Omnes enim insipientes, et infelices
Eccli. 10- 3 Rex insipiens perdet populum suum
19-20 Et est insipiens qui minuitur sapientia
20-14 Datus insipientis non erit utilis tibi
Isai. 19-11 Sapientes consiliarii Pharaonis dederunt consilium insipiens
32- 5 Non vocabitur ultra is, qui insipiens est, princeps
44-20 Cor insipiens adoravit illud et non liberabit
Jerem. 4-22 Filii insipientes sunt, et vecordes
10- 8 Pariter insipientes et fatui probabuntur
17-11 Et in novissimo suo erit insipiens
Ezech. 13- 3 Væ prophetis insipientibus
21-31 Daboque te in manus hom. insipientium
Rom. 1-14 Sapientibus et insipientibus debitor sum
-21 Et obscuratum est insipiens cor eorum
-31 Insipientes, incompositos, sine affectione
2-20 Eruditorem insipientium, magistrum infantium
10-19 In gentem insipientem, in iram vos mittam
1 Cor. 15-36 Insipiens, tu quod seminas non vivificatur
2 Cor. 11-16 Ne quis me putet insipientem esse
Alioquin velut insipientem accipite me
-19 Libenter enim suffertis insipientes
12- 6 Nam, et si voluero gloriari, non ero insipiens
-11 Factus sum insipiens, vos me coëgistis
Ephes. 5-15 Caute ambuletis : non quasi insipientes
Tit. 3- 3 Eramus enim aliquando et nos insipientes
2 Petr. 3-17 Ne insipientium errore traducti excidatis

INSIPIENTER.

1 Par. 21- 8 Obsecro, aufer iniquitatem servi tui, quia insipienter egi
Job. 42- 3 Ideo insipienter locutus sum

INSIPIENTIA.

Psal. 21- 3 Et nocte, et non ad insipientiam mihi
37- 6 Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ
68- 6 Deus, tu scis insipientiam meam
Sap. 10- 8 Sed et insipientiæ suæ reliquerunt hominibus memoriam
Eccli. 20-33 Melior est qui celat insipientiam suam
51-26 Et insipientiam ejus luxi
Baruc. 3-28 Interierunt propter suam insipientiam
Luc. 6-11 Ipsi autem repleti sunt insipientia
2 Cor. 11- 1 Utinam sustineretis modicum quid insipientiæ meæ
-17 Quod loquor, non loquor secundum Deum, sed quasi in insipientia
-21 In quo quis audet (in insipientia dico) audeo
2 Tim. 3- 9 Insipientia enim eorum manifesta erit omnibus
2 Petr. 2-16 Prohibuit prophetæ insipientiam

INSISTO.

Judic. 7-22 Et nihilominus insistebant trecenti viri
2 Mac. 10-17 Multaque vi insistentes, loca obtinuerunt
Luc. 11-53 Cœperunt Pharisæi... graviter insistere

INSITUS. *Vid.* INSERO.

INSOLESCO.

Esth. 3- 8 Et optime nosti quod non expediat regno tuo ut insolescat per licentiam

INSOLUBILIS.

Hebr. 7-16 Sed secundum virtutem vitæ insolubilis

INSOMNIS.

Esth. 6- 1 Noctem illam duxit rex insomnem

INSONO.

Josue. 6- 5 Cumque insonuerit vox tubæ longior
Judic. 3-27 Statim insonuit buccina in monte Ephraïm
2 Reg. 2-28 Insonuit ergo Joab buccina, et stetit omnis
3 Reg. 1-40 Et insonuit terra a clamore eorum
-45 Ascenderunt inde lætantes, et insonuit civitas
22-36 Et præco insonuit in universo exercitu
Ezech. 33- 6 Quod si speculator.. non insonuerit buccina

INSONS.

Exod. 20- 7 Nec enim habebit insontem Dominus eum
23- 7 Insontem et justum non occides
Num. 35-33 Quæ insontium cruore maculatur
Prov. 1-11 Abscondamus tendiculas contra insontem

INSPECTIO.

Eccli. 2-21 Et patientiam habebunt usque ad inspectionem illius
15- 8 Et successum habebunt usque ad inspectionem Dei

INSPECTOR.

Prov. 24-12 Qui inspector est cordis, ipse intelligit

INSPERATE.

Sap. 11- 8 Dedisti illis abundantem aquam insperate

INSPERATUS, A, UM.

Sap. 5- 2 Mirabuntur in subitatione insperatæ salutis
17-14 Illis et insperatus timor supervenerat
18-17 Et timores supervenerunt insperati

INSPICIO.

Exod. 25-40 Inspice, et fac secundum exemplar
Num. 13-33 Detraxeruntque terræ, quam inspexerant
Judic. 18- 2 Ut explorarent terram, et diligenter inspicerent
1 Reg. 17-42 Cumque inspexisset Philisthæus, et vidisset
Psal. 21-18 Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me
Cant. 6-10 Ut... et inspicerem si floruisset vinea
Eccli. 2-17 Et quid facient, cum inspicere cœperit Do.?
17-16 Sine intermissione inspicientes in viis eorum
24-45 Inspiciam omnes dormientes, et illuminabo
35-15 Et noli inspicere sacrificium injustum
42-19 Et inspexit in signum ævi, annuntians
2 Mac. 7- 4 Cæteris ej. fratribus et matre inspicientibus
-35 Nondum enim omnipotentis Dei, et omnia inspicientis judicium effugisti

INSPIRATIO.

2 Reg. 22-16 Ab inspiratione spiritus furoris ejus
Job. 32- 8 Inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam
Psal. 17-16 Domine, ab inspiratione spiritus iræ tuæ
Act. 17-25 Cum ipse det omnibus vitam, et inspirationem

INSPIRO.

Gen. 2- 7 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ
Sap. 15-11 Quon. ignoravit... qui inspiravit illi animam
Eccli. 4-12 Sapientia filiis suis vitam inspirat
2 Tim. 3-16 Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est
2 Petr. 1-21 Sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti

INSTABILIS, E.

Prov. 11-18 Impius facit opus instabile
Thren. 1- 8 Peccavit Jerusalem, propterea instabilis facta est
1 Cor. 4-11 Et colaphis cædimur, et instabiles sumus
2 Petr. 2-14 Pellicientes animas instabiles, cor exercit.
3-16 Quæ indocti, et instabiles depravant

INSTABILITAS.

Eccle. 9- 9 Quam diligis, cunctis diebus vitæ instabilitatis tuæ

INSTANTER, IUS.

Judic. 20-39 Et instantius persequebantur
Tobiæ. 8- 6 Instanter orabant ambo simul ut sanitas dar.
Prov. 13-24 Qui autem diligit illum, instanter erudit
Eccle. 9-10 Quodcumque facere potest manus tua, instanter operare
Eccli. 27- 4 Si non in timore Dom. tenueris te instanter

INSTANTIA.

Judith. 4- 8 Clamavit omnis populus... instantia magna
2 Cor. 11-28 Præter illa... instantia mea quotidiana
Ephes. 6-18 Et in ipso vigilantes in omni instantia

INSTAR.

Exod. 4- 6 Protulit leprosam instar nivis
25-33 Tres similiter scyphi instar nucis in calamo
34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas instar priorum
37-19 Et tres scyphi instar nucis in calamo altero
Deut. 10- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas instar priorum
Josue. 3-16 Ad instar montis intumescentes apparebant
7- 5 Cor populi, et instar aquæ liquefactum est
Judic. 6- 5 Et instar locustarum universa complebant
2 Par. 17-12 Ædificavit in Juda domos ad instar turrium
Job. 20- 5 Et gaudium hypocritæ ad instar puncti
36-27 Qui... et effundit imbres ad instar gurgitum
Jerem. 46- 8 Ægyptus fluminis instar ascendit

INSTAURATIO.

4 Reg. 12- 5 Si quid necessarium viderint instauratione
- 7 Sed ad instaurationem templi reddite eam
-12 Ita ut impleretur instauratio domus Domini
1 Par. 26-27 Quæ consecraverant ad instaurationem
2 Par. 24-27 Summa pecuniæ... et instauratio domus Dei, scripta sunt diligentius in libro Reg.

INSTAURO.

3 Reg. 20-25 Instaura numerum militum qui ceciderunt
4 Reg. 12- 5 Et instaurent sartatecta domus
- 6 Non instauraverunt sacerdotes sartatecta templi
- 7 Quare sartatecta non instauratis templi?
- 8 Et instaurare sartatecta domus
-14 Dabatur ut instauraretur templum Domini
22- 5 Ad instauranda sartatecta templi
- 6 Ad instaurandum templum Domini
2 Par. 24- 4 Placuit Joas ut instauraret domum Domini
-12 Ut instaurarent domum Domini
29- 3 Aperuit valvas domus Do. et instauravit eas
32- 5 Instauravitque Mello in Civitate David
33- 3 Et conversus instauravit excelsa
-16 Porro instauravit altare Domini
34- 8 Ut instaurarent domum Domini Dei sui
-10 Ut instaurarent templum, et infirma quæque sarcirent
35-20 Postquam instauraverat Josias templum
1 Esdr. 4-13 Quia si civitas illa ædificata fuerit, et muri ejus instaurati
-16 Quoniam si civitas illa ædificata fuerit, et muri ipsius instaurati
5- 3 Quis dedit vobis consilium ut domum hanc ædificaretis, et muros ejus instauraretis?
- 9 Ædificaretis, et muros hos instauraretis?
Job. 10-17 Instauras testes tuos contra me
29-20 Et arcus meus in manu mea instaurabitur
Eccle. 3-15 Jam fuerunt : et Deus instaurat quod abiit
Isai. 61- 4 Et instaurabunt civitates desertas, dissipatas
Jerem. 19-11 Vas figuli, quod non potest ultra instaurari
Ezech. 36-10 Habitabuntur civitates, et ruinosa instaurabuntur
-33 In die, qua... et instauravero ruinosa
Amos. 9-11 Et ea quæ corruerant instaurabo
Rom. 13- 9 In hoc verbo instauratur : Diliges proximum
Ephes. 1-10 Instaurare omnia in Christo, quæ in cœlis

INSTIGO.

2 Mac. 4- 1 Tanq. ipse Heliodorum instigasset ad hæc

INSTITÆ.

Joan. 11-44 Ligatus pedes et manus institis

INSTITOR.

Job. 28- 8 Non calcaverunt eam filii institorum
Prov. 31-14 Facta est quasi navis institoris, de longe
Isai. 23- 8 Institores ejus inclyti terræ
Ezech. 27-13 Thubal, et Mosoch, ipsi institores tui
-17 Juda et terra Israël ipsi institores tui in frumento primo
-20 Dedan institores tui in tapetibus ad sedend.

INSTITUO.

Deut. 18-14 Tu a. a Domino Deo tuo aliter institutus es
Sap. 19-13 Detestabiliorem inhospitalitatem instituerunt
Prolog. Eccli. Quemadmodum oporteat instituere mores
Philip. 4-12 Ubique et in omnibus institutus sum

Hebr. 11- 7 Et justitiæ, quæ per fidem est, hæres est institutus

INSTITUTIO.

Eccli. 16-26 Et ab institutione ipsorum distinxit partes illorum
2 Tim. 3-10 Assecutus es m. doctrinam, institutionem
Hebr. 4- 3 Operibus ab institutione mundi perfectis

INSTITUTUM.

2 Mac. 4-11 Jura destituens, prava instituta sanciebant
-16 Et eorum instituta æmulabantur
6- 9 Qui nollent transire ad instituta gentium
8-17 Adhuc etiam veterum instituta convulsa
11-24 Sed tenere velle suum institutum

INSTO.

Gen. 38-27 Instante autem partu, apparuerunt gemini
Exod. 5-13 Præfecti quoque operum instabant, dicentes
36- 3 Qui cum instarent operi, quotidie mane
Judic. 11- 5 Quibus acriter instantibus, perrexerunt majores natu
15- 1 Cum dies triticeæ messis instarent
20-34 Quod ex omni parte illis instaret interitus
2 Par. 13-14 Respiciensque Judas vidit instare bellum
1 Esdr. 3- 9 Ut instarent super eos qui faciebant opus
Judith. 8- 3 Instabat enim super alligantes manipulos
Esth. 2-15 Instabat dies, quo Esther... deberet intrare ad regem
Sap. 6- 9 Fortioribus autem fortior instat cruciatio
1 Mac. 8-24 Quod si institerit bellum Romanis prius
2 Mac. 12-23 Judas autem vehementer instabat puniens
-31 Die solemni septimanarum instante
Luc. 23-23 At illi instabant vocibus magnis postulantes
Act. 6- 4 Orationi, et ministerio verbi instantes erimus
18- 5 Instabat verbo Paulus, testificans Judæis
Rom. 8-38 Neque virtutes, neque instantia, neque futura
12-12 In tribulatione patientes: Orationi instantes
1 Cor. 7-26 Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem
Colos. 4- 2 Orationi instate, vigilantes in ea
2 Thes. 2- 2 Quasi instet dies Domini
1 Tim. 4-16 Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis
5- 5 Speret in Deum, et instet obsecrationibus
2 Tim. 3- 1 In nov. diebus instabunt tempora periculosa
4- 2 Prædica verbum, insta opportune, importune
- 6 Delibor, et tempus resolutionis meæ instat
Hebr. 9- 9 Quæ parabola est temporis instantis

INSTRUMENTUM.

Exod. 38-21 Hæc sunt instrumenta tabernaculi testimonii
Ezech. 27-27 Multiplex instrumentum tuum, nautæ tui

INSTRUO.

Gen. 43-16 Et occide victimas, et instrue convivium
49-32 Finitisque mandatis quibus filios instruebat
Deut. 1-41 Cumq. instructi armis pergeretis in montem
20-20 Et instrue machinas, donec capias civitatem
1 Reg. 4- 2 Et instruxerunt aciem contra Israël
2 Reg. 10- 9 Et instruxit aciem contra Syrum
1 Par. 12-33 Et stabant in acie instructi armis bellicis
-34 Instructi clypeo et hasta, triginta et septem millia
-37 Instructi armis bellicis, centum viginti millia
2 Par. 13- 3 Jeroboam instruxit contra aciem octingenta millia virorum
14-10 Instruxit aciem ad bellum in valle Sephata
Tobiæ. 8-21 Uxori a. suæ dixit ut instrueret convivium
Job. 6-24 Et si quid forte ignoravi, instruite me
33-16 Et erudiens eos instruit disciplina
Psal. 31- 8 Et instruam te in via hac, qua gradieris
118-27 Viam justificationum tuarum instrue me
Isai. 40-14 Et instruxit eum, et docuit eum semitam
Ezech. 23-24 Et venient super te instructi curru et rota
38- 7 Præpara, et instrue te, et omnem multitud.
Rom. 2-18 Et probas utiliora, instructus per legem
1 Cor. 2-16 Quis enim cognovit sensum Domini, qui instruat eum?
14-19 Sed in Ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut et alios instruam
Galat. 6- 1 Hujusmodi instruite in spiritu lenitatis
Colos. 2- 2 Instructi in charitate, et in omnes divitias
2 Tim. 3-15 Litteras nosti, quæ te possunt instruere ad salutem
-17 Homo Dei, ad omne opus bonum instructus

INSUFFLO.

Sap. 15-11 Et qui insufflavit ei spiritum vitalem
Ezech. 37- 9 Et insuffla super interfectos illos, et reviviscant
Joan. 20-22 Hæc cum dixisset, insufflavit: et dixit eis

INSULA.

Gen. 10- 5 Divisæ sunt insulæ gentium in regionibus s.
Esth. 10- 1 Et cunctas maris insulas fecit tributarias
Psal. 71-10 Reges Tharsis, et insulæ munera offerent
96- 1 Exultet terra: lætentur insulæ multæ
Eccli. 43-25 Plantavit in illa Dominus insulas
47-17 Ad insulas longe divulgatum est nomen
Isai. 11-11 A Sennaar, et ab Emath, et ab insulis maris
20- 6 Et dicet habitator insulæ hujus in die illa
23- 2 Tacete, qui habitatis in insula
- 6 Ululate, qui habitatis in insula
24-15 In insulis maris nomen Domini Dei Israël
40-15 Ecce insulæ quasi pulvis exiguus
41- 1 Taceant ad me insulæ, et gentes mutent
- 5 Viderunt insulæ, et timuerunt
42- 4 Et legem ejus insulæ expectabunt
-10 Insulæ, et habitatores earum
-12 Et laudem ejus in insulis nuntiabunt
-15 Ponam flumina in insulas, et stagna arefaciam
49- 1 Audite insulæ; et attendite populi de longe
51- 5 Populos judicabunt: me insulæ expectabunt
59-18 Insulis vicem reddet
60- 9 Me enim insulæ expectant, et naves maris
66-19 Ad insulas longe, ad eos qui non audierunt
Jerem. 2-10 Transite ad insulas Cethim, et videte
25-22 Regibus terræ insularum, qui sunt trans mare
31-10 Et annuntiate in insulis quæ procul sunt
47- 4 Depopulatus est enim Dominus Palæsthinos, reliquias insulæ Cappadociæ
Ezech. 26-15 In medio tui, commovebuntur insulæ
-18 Et turbabuntur insulæ in mari
27- 3 Negotiationi populorum ad insulas multas
- 6 Fecerunt tibi.. et prætoriola de insulis Italiæ
- 7 Hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum tuum
-15 Insulæ multæ, negotiatio manus tuæ
-35 Universi habitatores insularum obstupuerunt
39- 6 Et in his qui habitant in insulis confidenter
Dan. 11-18 Et convertet faciem suam ad insulas
Soph. 2-11 Et adorabunt eum... omnes insulæ gentium
1 Mac. 6-29 Et de insulis maritimis, venerunt ad eum
8-11 Residua regna, et insulas, quæ aliquando restiterant illis, exterminaverunt
11-38 Excepto peregrino exercitu, quem contraxit ab insulis gentium
14- 5 Et fecit introitum in insulis maris
15- 1 Et misit rex... epistolas ab insulis maris Simoni sacerdoti
Act. 13- 6 Cum perambulassent universam insulam
27-16 In insulam autem quamdam decurrentes
-26 In insulam a. quamd. oportet nos devenire
28- 1 Cognovimus, quia Melita insula vocabatur
- 7 Erant prædia principis insulæ, nomine Publii
- 9 Qui in insula habebant infirmitates, accedebant
-11 Navigavimus in navi Alexandrina, quæ in insula hyemaverat
Apoc. 1- 9 Fui in insula, quæ appellatur Pathmos
6-14 Omn. mons, et insulæ de locis suis motæ sunt
16-20 Et omnis insula fugit, et montes non sunt inv.

INSULSUM.

Job. 6- 6 Aut poterit comedi insulsum
Marc. 9-49 Bonum est sal: quod si sal insulsum fuerit

INSULTO.

Tobiæ. 2-15 Nam sicut beato Job insultabant reges, ita isti
Judith. 5-17 Et non fuit qui insultaret populo isti
Prov. 25-10 Ne forte insultet tibi cum audierit

INSUM. *Vid.* INEST.

INSUMO.

Jacob. 4- 3 Ut in concupiscentiis vestris insumatis

INSUPER.

Gen. 48-11 Insuper ostendit mihi Deus semen tuum
Exod. 2-19 Insuper et hausit aquam nobiscum
Levit. 6- 3 Invenerit, et inficians insuper pejeraverit
- 5 Et quintam insuper partem (*reddet*) Domino
Num. 20- 5 Insuper et aquam non habet ad bibendum
Deut. 7-20 Insuper et crabrones mittet Dominus Deus
22-19 Condemnantes insuper centum siclis argenti
28-61 Insuper et universos languores... inducet
Ruth. 2-18 Insuper protulit, et dedit ei de reliquiis cibi
1 Reg. 4-17 Insuper et duo filii tui mortui sunt
2 Reg. 19-27 Insuper et accusavit me servum tuum ad te
3 Reg. 8-41 Insuper et alienigena, qui non est de populo
15-13 Insuper et Maacham matrem suam amovit
16-31 Insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal
3 Reg. 21-19 Occidisti, insuper et possedisti
4 Reg. 3-18 Insuper tradet etiam Moab in manus vestras
16- 3 Insuper et filium suum consecravit
21-16 Insuper et sanguinem innoxium fudit
23-15 Insuper et altare, quod erat in Bethel
-19 Insuper et omnia fana excelsorum
1 Par. 10-13 Sed insuper etiam pythonissam consuluerit
2 Par. 21-11 Insuper et excelsa fabricatus est in urbibus
-13 Insuper et fratres tuos..meliores te occidisti
-17 Diripuerunt q.. insuper et filios ej. et uxores
25-16 Et insuper non acquievisti consilio meo
28- 2 Insuper et statuas fudit Baalim
-10 Insuper filios Juda et Jerusalem vultis vobis subjicere in servos et ancillas
-22 Insuper et tempore angustiæ suæ auxit contemptum
32-18 Insuper et clamore magno... personabat
2 Esdr. 5-13 Insuper excussi sinum meum, et dixi
-18 Insuper et annonas ducatus mei non quæsivi
Judith. 11-10 Insuper etiam fames invasit eos
Esth. 3- 8 Insuper et regis scita contemnens
Psal. 8- 8 Boves universas: insuper et pecora campi
15- 7 Insuper et usq. ad noctem increpuerunt me
- 9 Insuper et caro mea requiescet in spe
Prov. 19- 7 Insuper et amici procul recesserunt ab eo
Eccle. 5- 8 Insuper universæ terræ rex imperat servienti
Eccli. 13-27 Humilis deceptus est, insuper et arguitur
19- 4 Delinquit in animam s., insuper habebitur
Jerem. 2-33 Quæ insuper et malitias tuas docuisti vias t.
27- 6 Insuper et bestias agri dedi ei ut serviant illi
28-14 Et servient ei: insuper et bestias terræ dedi ei
36- 6 Insuper et audiente universo Juda
-32 Insuper additi sunt sermones multo plures
Ezech. 20-12 Insuper et sabbata mea dedi eis
23- 8 Insuper et fornicationes suas... non reliquit
-37 Insuper et filios suos, quos genuerunt mihi
34-18 Insuper et reliquias pascuarum vestrarum conculcastis pedibus vestris
Dan. 6-18 Insuper et somnus recessit ab eo
11- 8 Insuper et deos eorum, et sculptilia
-22 Et conterentur: insuper et dux fœderis
Act. 2-26 Insuper et caro mea requiescet in spe
21-28 Insuper et gentiles induxit in templum
Hebr. 11-36 Experti, insuper et vincula et carceres

INSURGO.

Judith. 8-20 Gentes, quæcumque insurgunt contra nos
16-20 Væ genti insurgenti super genus meum
Esth. 2-21 Volueruntque insurgere in regem, et occid.
Psal. 3- 2 Multi insurgunt adversum me
17-40 Supplantasti insurgentes in me subtus me
-49 Et ab insurgentibus in me exultabis me
26-12 Quoniam insurrexerunt in me testes iniqui
43- 6 Et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis
53- 5 Quoniam alieni insurrexerunt adversum me
58- 2 Et ab insurgentibus in me libera me
85-14 Deus, iniqui insurrexerunt super me
91-12 Et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea
108-28 Qui insurgunt in me, confundantur
Eccli. 46- 2 Expugnare insurgentes hostes
Thren. 3-62 Labia insurgentium mihi, et meditationes
Ezech. 35-13 Et insurrexistis super me ore vestro
1 Mac. 6- 4 Et insurrexerunt in prælium, et fugit inde
2 Mac. 4-40 Turbis autem insurgentibus, et animis ira repletis
Matth. 10-21 Et insurgent filii in parentes
Act. 18-12 Insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum

INSUSPICABILIS, E.

Eccli. 11- 5 Et insuspicabilis portavit diadema
25- 9 Novem insuspicabilia cordis magnificavi

INTACTUM.

Josue. 8-35 Nihil ex his quæ Moyses jusserat, reliquit intactum
4 Reg. 23-18 Et intacta manserunt ossa illius, cum ossibus

IN TANTUM.

Gen. 24-67 Et in tantum dilexit eam, ut dolorem... temperaret
26-16 In tantum ut ipse Abimelech diceret ad Isaac
41-19 Et ecce, has sequebantur aliæ septem boves in tantum deformes et macilentæ
Levit. 26-31 In tantum ut urbes vestras redigam in solitudinem
Judic. 4-15 In tantum, ut Sisara de curru desiliens, pedibus fugeret
10- 9 In tantum, ut filii Ammon..vastarent Judam
15- 5 In tantum, ut vineas...flamma consumeret
1 Reg. 1- 6 In tantum, ut exprobraret quod Dominus conclusisset vulvam ejus
3 Reg. 3-12 In tantum ut nullus ante te similis tui fuerit

3 *Reg.* 11-19 In tantum ut daret ei uxorem, sororem
21-26 Et abominabilis factus est, in tantum ut sequeretur idola
Esth. 8-17 In tantum ut plures alterius gentis et sectæ, eorum religioni... jungerentur
9- 6 In tantum ut etiam in Susan quingentos viros interficerent
-16 In tantum ut septuaginta quinque millia occisorum implerentur
Job. 8- 7 In tantum, ut si priora tua fuerint parva
34-17 Et quomodo tu eum, qui justus est, in tantum condemnas?
2 *Mac.* 4- 3 Sed, cum inimicitiæ in tantum procederent

INTEGER, GRA, GRUM.

Gen. 30-37 Quæ integra fuerant, viridia permanserunt
Exod. 21-36 Et cadaver integrum accipiet
Levit. 6- 5 (*Reddet*) omnia quæ per fraudem voluit obtinere, integra
Num. 11-21 Dabo eis esum carnium mense integro?
19- 2 Ut adducant ad te vaccam rufam ætatis integræ
Deut. 12-15 Mundum, hoc est, integrum et sine macula
Josue. 10-21 Ubi tunc erant castra, sani et integro numero
1 *Reg.* 7- 9 Obtulit illum holocaustum integrum Dom.
Job. 12-23 Et subversas in integrum restituit
Prov. 1-12 Et integrum quasi descendentem in lacum
Ezech 15- 5 Etiam cum esset integrum, non erat aptum
1 *Mac.* 4-47 Acceperunt lapides integros secundum legem
Act. 3-16 Et fides... dedit integram sanitatem istam
1 *Thes.* 5-23 Ut integer spiritus vester... servetur
Jacob. 1- 4 Ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientes

INTEGRITAS.

2 *Mac.* 3-22 Cum omni integritate conservarentur
Tit. 2- 7 In doctrina, in integritate, in gravitate

INTELLECTUS.

Exod. 36- 1 Quibus dedit Do. sapientiam et intellectum
Deut. 4- 6 Hæc est enim vestra sapientia et intellectus coram populis
Tobiæ. 6-17 Sicut equus et mulus, quibus non est intellectus
Job. 34-16 Si habes ergo intellectum, audi quod dicitur
Psal. 15- 7 Benedicam Do., qui tribuit mihi intellectum
31- 1 Ipsi David intellectus
- 8 Intellectum tibi dabo, et instruam te in via
- 9 Quibus non est intellectus
41- 1 In finem, intellectus filiis Core
43- 1 In finem, filiis Core ad intellectum
44- 1 Filiis Core, ad intellectum, canticum pro dilecto
51- 1 In finem, intellectus David
53- 1 In carminibus intellectus David
54- 1 In finem, in carminibus intellectus David
73- 1 Intellectus Asaph. Ut quid Deus repulisti
77- 1 Intellecctus Asaph. Attendite, popule
-72 In intellectibus manuum suarum deduxit eos
87- 1 Intellectus Eman Ezrahitæ
88- 1 Intellectus Ethan Ezrahitæ
110-10 Intellectus bonus omnibus facientibus eum
118-34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem t.
-73 Da mihi intellectum, et discam mandata tua
-125 Da mihi intellectum, ut sciam testimonia t.
-130 Illuminat: et intellectum dat parvulis
-144 Intellectum da mihi, et vivam
-169 Juxta eloquium tuum da mihi intellectum
135- 5 Qui fecit cœlos in intellectu
141- 1 Intellectus David, cum esset in spelunca
Prov. 1- 4 Ut detur... adolescenti scientia, et intellectus
Sap. 1- 5 Et auferet se a cogitationibus, quæ sunt sine intellectu
4-11 Raptus est ne malitia mutaret intellectum e.
9- 5 Et minor ad intellectum judicii et legum
Eccli. 1- 4 Sapientia, et intellectus prudentiæ ab ævo
-24 Intellectum prudentiæ, sapientia compartietur
-26 In thesauris sapientiæ intellectus
2- 2 Inclina aurem tuam, et suscipe verba intellectus
4-21 Et thesaurizabit super illum scientiam et intellectum justitiæ
5-14 Si est tibi intellectus, responde proximo
6-24 Audi, fili, et accipe consilium intellectus
8-10 Disces sapientiam, et doctrinam intellectus
-12 Quoniam ab ipsis disces intellectum
15- 3 Cibabit illum pane vitæ et intellectus
- 5 Adimplebit illum spiritu sapientiæ et intellectus
16-15 Secundum intellectum peregrinationis ips.
17- 5 Et disciplina intellectus replevit illos
Eccli. 25- 7 Quam speciosa veteranis sapientia, et gloriosis intellectus, et consilium!
34- 9 Et qui multa didicit, enarrabit intellectum
Isai. 11- 2 Spiritus sapientiæ, et intellectus
28-19 Sola vexatio intellectum dabit auditui
29-14 Et intellectus prudentium ejus abscondetur
-24 Et scient errantes spiritu intellectum
Baruc. 3-14 Disce... ubi sit virtus, ubi sit intellectus
Dan. 1-20 Et omne verbum sapientiæ et intellectus
2 *Mac.* 2-31 Etenim intellectum colligere, et ordinare
Matth. 15-16 Ille dixit: Adhuc et vos sine intellectu estis?
Marc. 12-33 Ut diligatur ex toto corde, et ex toto intellectu
2 *Cor.* 10- 5 In captivitatem redigentes om. intellectum
Ephes. 4-18 Tenebris obscuratum habentes intellectum
Colos. 1- 9 In omni sapientia et intellectu spiritali
2- 2 Et in omnes divitias plenitudinis intellectus
2 *Tim.* 2- 7 Dabit enim tibi Dominus in omnibus intellectum
Apoc. 13-18 Qui habet intellectum, computet numerum

INTELLIGENTIA.

Exod. 31- 3 Et implevi eum... sapientia, et intelligentia
35-31 Implevitq. eum... sapientia et intelligentia
3 *Reg.* 7-14 Et plenum sapientia, et intelligentia
2 *Par.* 1-10 Da mihi sapientiam et intelligentiam
30-22 Qui habebant intelligentiam bonam super Domino
Job. 12-13 Ipse habet consilium et intelligentiam
20- 3 Spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi
28-12 Ubi invenitur? et quis est locus intelligentiæ?
-20 Et quis est locus intelligentiæ?
-28 Et recedere a malo, intelligentia
32- 8 Inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam
38- 4 Indica mihi si habes intelligentiam
-36 Vel quis dedit gallo intelligentiam?
39-17 Nec dedit illi intelligentiam
Psal. 52- 1 Pro Maëleth intelligentiæ David
Prov. 23-23 Noli vendere sapientiam, et doctrinam, et intelligentiam
Sap. 5- 6 Et sol intelligentiæ non est ortus nobis
7-22 Est enim in illa spiritus intelligentiæ
Eccli. 32-22 Vir consilii non disperdet intelligentiam
39- 8 Spiritu intelligentiæ replebit illum
Isai. 56-11 Ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam
Baruc. 3-23 Et exquisitores prudentiæ et intelligentiæ
Dan. 1-17 Danieli a. intelligentiam omnium visionum
5-12 Intelligentiaque et interpretatio somniorum
-14 Et scientia intelligentiaque ac sapientia ampliores inventæ sunt in te
8-15 Cum viderem ego Daniel visionem, et quærerem intelligentiam
10- 1 Intelligentia enim est opus in visione
Philip. 4- 7 Custodiat corda vestra, et intelligentias ves.

INTELLIGIBILIS, E.

Sap. 7-23 Intelligibilis, mundus, subtilis
Eccli. 3-32 Sapiens cor et intelligibile abstinebit se

INTELLIGO.

Gen. 8-11 Intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ
24-14 Per hoc intelligam quod feceris misericord.
42-23 Nesciebant autem quod intelligeret Joseph
Levit. 4-14 Postea intellexerit peccatum suum, offeret
-23 Postea intellexerit peccatum suum, offeret
5- 4 Oblitaq. postea intellexerit delictum suum
-17 Et peccati rea intellexerit iniquitatem suam
Deut. 4- 6 Dicant: En populus sapiens et intelligens
18-21 Quomodo possum intelligere verbum?
28-49 Cujus linguam intelligere non possis
29- 4 Et non dedit vobis Dominus cor intelligens
- 9 Ut intelligatis universa quæ facitis
32-29 Utinam saperent, et intelligerent
Josue. 1- 7 Ne declines... ut intelligas cuncta quæ agis
- 8 Tunc diriges viam tuam, et intelliges eam
22-22 Ipse novit, et Israël simul intelliget
Judic. 13-21 Statimque intellexit Manuë Angelum Domini esse
19-28 Intelligens quod erat mortua; tulit eam
20-34 Et non intellexerunt quod ex omni parte illis instaret interitus
1 *Reg.* 3- 9 Intellexit ergo Heli quia Do. vocaret puerum
18-28 Et intellexit quod Dominus esset cum David
20-33 Et intellexit Jonathas quod definitum esset
26-12 Non erat quisqua. qui videret, et intelligeret
28-14 Et intellexit Saül quod Samuel esset
2 *Reg.* 12-19 Intellexit quod mortuus esset infantulus
14- 1 Intelligens autem Joab filius Sarviæ
-20 Ut intelligas omnia super terram
-22 Hodie intellexit servus tuus, quia inveni gratiam
3 *Reg.* 2- 3 Ut intelligas universa quæ facis
3-12 Et dedi tibi cor sapiens et intelligens
3 *Reg.* 3-15 Et intellexit quod esset somnium
22-33 Intellexeruntque principes curruum
4 *Reg.* 18-26 Siquidem intelligimus hanc linguam
1 *Par.* 19-10 Igitur Joab, intelligens bellum ex adverso
28- 9 Et universas mentium cogitationes intelligit
-19 Ut intelligerem universa opera exemplaris
2 *Par.* 26- 5 In diebus Zachariæ intelligentis et videntis
2 *Esdr.* 6-12 Et intellexi quod Deus non misisset eum
8- 2 Cunctisque qui poterant intelligere
- 8 Distincte, et aperte ad intelligendum: et intellexerunt cum legeretur
-12 Quia intellexerant verba, quæ docuerat eos
13- 7 Intellexi malum quod fecerat Eliasib Tobiæ
Esth. 7- 7 Intellexit enim a rege sibi paratum malum
12- 2 Cumque intellexisset cogitationes eorum
16-10 Ut manifestius, quod dicimus, intelligatis
Job. 4-20 Quia nullus intelligit, in æternum peribunt
9-11 Non videbo eum: si abierit, non intelligam
11- 6 Et intelligeres quod multo minora exigaris
13- 1 Et audivit auris mea, et intellexi singula
14-21 Sive nobiles fuerint filii ejus, sive ignobiles, non intelliget
15- 9 Quid intelligis quod nesciamus?
18- 2 Intelligite prius, et sic loquamur
19- 6 Saltem nunc intelligite, quia Deus non æquo judicio afflixerit me
21-29 Et hæc eadem illum intelligere cognoscetis
23- 5 Ut sciam... et intelligam quid loquatur mihi
- 8 Si ad Occidentem (*iero*), non intelligam eum
28-23 Deus intelligit viam ejus, et ipse novit locum
32- 9 Nec senes intelligunt judicium
34-27 Et omnes vias ejus intelligere noluerunt
-34 Viri intelligentes loquantur mihi
38-20 Ut ducas... et intelligas semitas domus ejus
Psal. 2-10 Et nunc, reges, intelligite: erudimini
5- 2 Percipe, Domine, intellige clamorem meum
13- 2 Ut videat si est intelligens, aut requirens Deum
18-13 Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me
27- 5 Quoniam non intellexerunt opera Domini
32-15 Qui intelligit omnia opera eorum
35- 4 Noluit intelligere ut bene ageret
40- 2 Beatus qui intelligit super egenum, et pauperem
48-13 Homo, cum in honore esset, non intellexit
-21 Homo cum in honore esset, non intellexit
49-22 Intelligite hæc, qui obliviscimini Deum
52- 3 Ut videat si est intelligens, aut requirens Deum
57-10 Priusquam intelligerent spinæ vestræ rhamnum
63-10 Et facta ejus intellexerunt
72-17 Et intelligam in novissimis eorum
81- 5 Nescierunt, neque intellexerunt
91- 7 Non cognoscet: et stultus non intelliget hæc
93- 7 Non videbit Do., nec intelliget Deus Jacob
- 8 Intelligite insipientes in populo
100- 2 Et intelligam in via immaculata
105- 7 In Ægypto non intellexerunt mirabilia tua
106-43 Et intelliget misericordias Domini
118-95 Testimonia tua intellexi
-99 Super omnes docentes me intellexi
-100 Super senes intellexi: quia mandata tua quæsivi
-104 A mandatis tuis intellexi: propterea odivi
138- 3 Intellexisti cogitationes meas de longe
Prov. 1- 3 Ad intelligenda verba prudentiæ
- 5 Et intelligens, gubernacula possidebit
2- 5 Tunc intelliges timorem Domini
- 9 Tunc intelliges justitiam, et judicium
8- 5 Intelligite, parvuli, astutiam
- 9 Recti sunt intelligentibus, et æqui
14- 8 Sapientia callidi est intelligere viam suam
-35 Acceptus est regi minister intelligens
17- 8 Quocumque se vertit, prudenter intelligit
-28 Et si compresserit labia sua, intelligens
19-25 Si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam
20-11 Ex studiis suis intelligitur puer
-24 Quis autem hominum intelligere potest viam suam?
24-12 Qui inspector est cordis, ipse intelligit
26-24 Labiis suis intelligitur inimicus
29-19 Quod dicis intelligit, et respondere contemnit
30-32 Si e. intellexisset, ori suo composuisset man.
Eccle. 8- 5 Tempus et responsionem cor sapientis intelligit
-16 Et intelligerem distentionem quæ versatur
-17 Et intellexi, quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem
9- 1 Omnia hæc tractavi in corde meo, ut curiose intelligerem

Sap. 3- 9 Qui confidunt in illo, intelligent veritatem
4-14 Populi autem videntes, et non intelligentes
-17 Et non intelligent quid cogitaverit de illo Deus
6- 2 Audite ergo, reges, et intelligite
9-11 Scit enim illa omnia, et intelligit
13- 1 Non potuerunt intelligere eum qui est
- 4 Intelligant ab illis, quoniam qui hæc fecit
Eccli. 1- 7 Et multiplicationem ingressus illius quis intellexit?
3-30 Radicabitur in illis, et non intelligetur
-31 Cor sapientis intelligitur in sapientia
5-13 Ad audiendum verbum, ut intelligas
14-23 In absconditis suis intelligens, vadens post illam
16-20 Et omne cor intelligitur ab illo
-21 Et vias illius quis intelliget, et procellam?
18-29 Et intellexerunt veritatem et justitiam
19-13 Corripe amicum, ne forte non intellexerit
23-27 Et non intelligit quoniam omnia videt
-31 Eo quod non intellexerit timorem Domini
31-18 Intellige quæ sunt proximi tui ex te ipso
38-38 Et testamentum judicii non intelligent
Isai. 1- 3 Et populus meus non intellexit
6- 9 Audite audientes, et nolite intelligere
-10 Auribus suis audiat, et corde suo intelligat
10-13 Feci, et in sapientia mea intellexi
28- 9 Et quem intelligere faciet auditum?
29-16 Figmentum dicat fictori suo : Non intelligis
32- 4 Et cor stultorum intelliget scientiam
33-19 Ita ut non possis intelligere disertitudinem
36-11 Loquere... Syra lingua : intelligimus enim
40-21 Numquid non intellexistis fundamenta terræ?
41-20 Et intelligant pariter, quia manus Domini fecit hoc
42-25 Et succendit eum, et non intellexit
43-10 Ut sciatis... et intelligatis quia ego ipse sum
44- 9 Quia non vident, neque intelligunt
-18 Nescierunt, neque intellexerunt
Ne videant.... et ne intelligant corde suo
52-13 Ecce intelliget servus meus, exaltabitur
57- 1 Colliguntur, quia non est qui intelligat
Jerem. 5-15 Nec intelliges quid loquatur
9-12 Quis est vir sapiens, qui intelligat hoc
10-21 Non quæsierunt : propterea non intellexerunt
20-11 Quia non intellexerunt opprobrium sempiternum
23-20 In noviss. diebus intelligetis consilium ejus
30-24 In novissimo dierum intelligetis ea
32- 8 Intellexi autem quod verbum Domini esset
Baruc. 2-31 Dabo eis cor, et intelligent; aures, et audient
3-21 Neque intellexerunt semitas ejus
6-41 Et ipsi cum intellexerint, relinquent ea
Ezech. 10-20 Et intellexi quia cherubim essent
22-26 Inter pollutum et mund. non intellexerunt
Dan. 2-21 Dat... scientiam intelligentibus disciplinam
6-15 Viri a. illi intelligentes regem, dixerunt ei
8- 5 Et ego intelligebam : ecce autem hircus
-16 Ait : Gabriel, fac intelligere istam visionem
-17 Et ait ad me : Intellige, fili hominis
-23 Impudens facie, et intelligens propositiones
9- 2 Ego Daniel intellexi in libris numerum annorum
-22 Egressus sum ut docerem te, et intelligeres
-23 Animadverte sermonem, et intellige vision.
10- 1 Et fortitudo magna : intellexitque sermonem
-11 Intellige verba, quæ ego loquor ad te
-12 Quo posuisti cor tuum ad intelligendum
12- 8 Et ego audivi, et non intellexi. Et dixi
-10 Et impie agent impii, neque intelligent omnes impii, porro docti intelligent
Osee. 4-14 Et populus non intelligens vapulabit
14-10 Quis sapiens, et intelliget ista? intelligens, et sciet hæc?
Mich. 4-12 Et non intellexerunt consilium ejus
2 Mac. 4-41 Sed, ut intellexerunt conatum Lysimachi
7-28 Et intelligas, quia ex nihilo fecit illa Deus
11-13 Et intelligens invictos esse Hebræos
14-30 Intelligens non ex bono esse austeritatem istam
Matth. 13-13 Et audientes non audiunt, neque intelligunt
-14 Auditu audietis, et non intelligetis
-15 Audiant et corde intelligant, et convertantur
-19 Qui audit verbum regni, et non intelligit
-23 Audit verbum, et intelligit, et fructum affert
-51 Intellexistis hæc omnia? Dicunt ei : Etiam
15-10 Dixit eis : Audite, et intelligite
-17 Non intelligitis, quia omne quod in os intrat
16- 9 Nondum intelligitis, neque recordamini
-11 Quare non intelligitis, quia non de pane dixi
-12 Tunc intellexerunt, quia non dixerit cavend.
17-13 Tunc intellexerunt Discipuli, quia de Joanne Baptista dixisset eis
Matth. 24-15 Stantem in loco sancto : qui legit, intelligat
Marc. 4-12 Et audientes audiant, et non intelligant
6-52 Non enim intellexerunt de panibus
7-14 Dicebat illis : Audite me omnes, et intelligite
-18 Non intelligitis, quia omne extrinsecus introiens in hominem
8-17 Nondum cognoscitis nec intelligitis?
-21 Dicebat eis : Quomodo nondum intelligitis?
13-14 Stantem ubi non debet : qui legit, intelligat
Luc. 2-50 Et ipsi non intellexerunt verbum
8-10 Non videant, et audientes non intelligant
18-34 Et ipsi nihil horum intellexerunt
Et non intelligebant quæ dicebantur
24-45 Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent Scripturas
Joan. 12-40 Ut non videant oculis, et non intelligant corde
Act. 7-25 Existimabat autem intelligere fratres
At illi non intellexerunt
8-30 Et dixit : Putas-ne intelligis quæ legis?
14- 6 Intelligentes confuger. ad civitates Lycaoniæ
28-26 Dic ad eos : Aure audietis, et non intelligetis
-27 Et auribus audiant, et corde intelligant
Rom. 1-20 Per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur
-32 Non intellexerunt quoniam qui talia agunt
3-11 Non est intelligens, non est requirens Deum
7-15 Quod enim operor, non intelligo
15-21 Et qui non audierunt, intelligent
1 Cor. 2-14 Stultitia enim est illi, qui et non potest intelligere
Ephes. 3- 4 Prout potestis legentes intelligere prudent.
-20 Qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus, aut intelligimus
5- 5 Hoc enim scitote intelligentes
-17 Sed intelligentes quæ sit voluntas Dei
1 Tim. 1- 7 Non intelligentes neque quæ loquuntur
2 Tim. 2- 7 Intellige quæ dico : dabit enim tibi Dominus
Hebr. 11- 3 Fide intelligimus aptata esse sæcula verbo Dei
2 Petr. 1-20 Hoc primum intelligentes, quod o. prophetia
3-16 In quibus sunt quædam difficilia intellectu

INTEMPESTUS, A.

3 Reg. 3-20 Et consurgens intempestæ noctis silentio

INTENDO.

Gen. 6- 5 Cogitatio cordis intenta esset ad malum
2 Par. 6- 3 Nam omnis turba stabat intenta
-40 Aures tuæ intentæ sint ad orationem quæ fit
Judith. 10-20 Cum in faciem ejus intendisset, adoravit eum
Job. 29-21 Et intenti tacebant ad consilium meum
Psal. 5- 3 Intende voci orationis meæ, rex meus
L. 10- 3 Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum
16- 1 Exaudi... intende deprecationem meam
34-23 Et intende judicio meo : Deus meus
36-14 Peccatores intenderunt arcum suum
37-23 Intende in adjutorium meum, Domine
39- 2 Expectavi Dominum, et intendit mihi
44- 5 Intende, prospere procede, et regna
54- 3 Intende mihi, et exaudi me
57- 8 Intendit arcum suum donec infirmentur
58- 6 Intende ad visitandas omnes gentes
60- 2 Intende orationi meæ
63- 4 Intenderunt arcum rem amaram
68-19 Intende animæ meæ, et libera eam
69- 2 Deus, in adjutorium meum intende
76- 2 Voce mea ad Deum, et intendit mihi
77- 9 Filii Ephrem intendentes et mittentes arcum
79- 1 Qui regis Israël, intende
80-12 Et Israël non intendit mihi
85- 6 Et intende voci deprecationis meæ
129- 2 Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ
140- 1 Intende voci meæ, cum clamavero ad te
141- 7 Intende ad deprecationem meam
Prolog. Eccli. Et illis qui volunt animum intendere
Eccli. 42-12 Omni homini noli intendere in specie
1 Mac. 2-68 Et intendite in præceptum legis
7-11 Et non intenderunt sermonibus eorum
10-61 Et non intendit ad eos rex
Luc. 4-20 Et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum
14- 7 Intendens quomodo primos accubitus eligerent
Act. 3- 5 At ille intendebat in eos
7-55 Intendens in cœlum, vidit gloriam Dei
8- 6 Intendebant autem turbæ his quæ a Philippo dicebantur
16-14 Dominus aperuit cor intendere his quæ dicebantur a Paulo
23- 1 Intendens autem in concilium Paulus ait
2 Cor. 3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israël
2 Cor. 3-13 Ut non intenderent filii Israël in faciem ejus
1 Tim. 1- 4 Neque intenderent fabulis, et genealogiis
Tit. 1-14 Non intendentes Judaïcis fabulis
Jacob. 2- 3 Et intendatis in eum qui indutus est veste præclara

INTENTATOR.

Jacob. 1-13 Deus enim intentator malorum est

INTENTE.

2 Par. 33-13 Deprecatus q. est eum, et obsecravit intente

INTENTIONES.

Hebr. 4-12 Et discretor cogitationum et intentionum cordis

INTER.

Gen. 3-14 Maledictus es inter omnia animantia
-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem
9-12 Hoc signum fœderis quod do inter me et vos
-13 Erit signum fœderis inter me et inter terram
-16 Quod pactum est inter Deum et omnem animam viventem
-17 Quod constitui inter me et omnem carnem
10-12 Resen quoque inter Niniven et Chale
13- 3 Ad locum ubi prius fixerat tabernaculum inter Bethel et Haï
- 7 Unde et facta est rixa inter pastores gregum
- 8 Ne, quæso, sit jurgium inter me et te
Et inter pastores meos et pastores tuos
15-17 Lampas ignis transiens inter divisiones illas
16- 5 Judicet Dominus inter me et te
-14 Ipse est inter Cades et Barad
17- 2 Ponamque fœdus meum inter me et te
- 7 Et statuam pactum meum inter me et te
Et inter semen tuum post te in generationibus suis
-10 Pactum meum quod observabitis inter me et vos
-11 In signum fœderis inter me et vos
20- 1 Habitavit inter Cades et Sur
22-13 Viditque post tergum arietem inter vepres hærentem
23-15 Istud est pretium inter me et te
24- 3 De filiabus Chananæorum, inter quos habito
26-28 Sit juramentum inter nos, et ineamus fœdus
30-36 Et posuit spatium itineris trium dierum inter se et generum
31-37 Pone hic... et judicent inter me et te
-44 Ut sit in testimonium inter me et te
-48 Tumulus iste erit testis inter me et te hodie
-49 Intueatur et judicet Dominus inter nos
-51 Et lapis quem erexi inter me et te
-53 Et Deus Nachor, judicet inter nos
32-16 Et sit spatium inter gregem et gregem
40-20 Recordatus est inter epulas magistri pincernarum
46-29 Irruit super collum ejus, et inter amplexus flevit
49-14 Asinus fortis accubans inter terminos
-26 Et in vertice Nazaræi inter fratres suos
Exod. 8-23 Ponamque divisionem inter populum meum
9- 4 Faciet Dominus mirabile inter possessiones
13-16 Ob recordationem, inter oculos tuos
14- 2 Quæ est inter Magdalum et mare
-20 Stetit, inter castra Ægyptiorum et castra Isr.
16- 1 Et venit... in desertum Sin, quod est inter Elim et Sinaï
18-16 Veniunt ad me ut judicem inter eos
21-35 Cadaver autem mortui inter se dispertient
29-46 Ut manerem inter illos, ego Dominus
30-18 Ponesque illud inter tabernaculum testimonii et altare
31-13 Quia signum est inter me et vos
-17 Inter me et filios Isr., signumque perpetuum
32-25 Et inter hostes nudum constituerat
38-15 Quia inter utraque introitum tabernaculi fecit
39-23 Quæ posuerunt inter malogranata in extrema parte
40- 7 Labrum inter altare et tabernaculum
-28 Labrum quoque statuit inter tabernaculum
Levit. 10-10 Ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum, inter pollutum et mundum
-16 Inter hæc, hircum, qui oblatus fuerat... exustum reperit
11- 4 Non comedetis illud, et inter immunda reputabitis
13-15 Judicio polluetur, et inter immundos reputabitur
15-31 Cum polluerint tabernaculum meum quod est inter eos

Levit. 16-16 Quod fixum est inter eos in medio sordium
-29 Sive advena, qui peregrinatur inter vos
17-10 Et de advenis qui peregrinantur inter eos
19-33 Moratus fuerit inter vos, non exprobretis ei
-34 Sed sit inter vos quasi indigena
21-10 Pontifex, id est, sacerdos maximus inter fratres suos
24-10 Quem pepererat de viro Ægyptio inter filios Israel
-22 Æquum judicium sit inter vos
25-33 Pro possessionibus sunt inter filios Israel
26-12 Ambulabo inter vos, et ero Deus vester
-30 Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum
-38 Perîbitis inter gentes
-45 Quas dedit Dominus inter se et filios Israël
Num. 2-33 Levitæ autem non sunt numerati inter filios Israël
7-89 Erat super arcam testimonii inter duos cherubim
9- 7 Offerre Dom. in tempore suo inter filios Isr.
12- 6 Si quis fuerit inter vos propheta Domini
13-31 Inter hæc Caleb compescens murmur populi
15-26 Et advenis qui peregrinantur inter eos
16-48 Et stans inter mortuos ac viventes
18-20 Nec habebitis partem inter eos
19-10 Et advenæ qui habitant inter eos
20- 3 Utinam periissemus inter fratres nostros coram Domino
23- 9 Et inter gentes non reputabitur
26-62 Quia non sunt recensiti inter filios Israël
-64 Inter quos, nullus fuit eorum qui ante numerati sunt
27- 3 Date nobis possessionem inter cognatos patris nostri
- 6 Da eis possessionem inter cognatos patris sui
30-17 Inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quæ in puellari adhuc ætate est
31-27 Dividesque ex æquo prædam, inter eos qui pugnaverunt
Et inter omnem reliquam multitudinem
32-30 Inter vos habitandi accipiant loca
35-24 Atque inter percussorem et propinquum
-34 Sum Dominus qui habito inter filios Israël
Deut. 1- 1 Inter Pharan et Thophel et Laban et Haseroth
5- 5 Medius fui inter Dominum et vos in tempore
6- 8 Et movebuntur inter oculos tuos
7-14 Benedictus eris inter omnes populos
11-18 Et inter oculos vestros collocate
12-12 Neque enim habet aliam partem et possessionem inter vos
15- 4 Et omnino indigens et mendicus non erit inter vos
17- 8 Inter sanguinem et sanguinem, causam et causam
19- 7 Ut tres civitates æqualis inter se spatii dividas
21-16 Volueritque substantiam inter filios suos dividere
23-10 Si fuerit inter vos homo, qui nocturno pollutus sit somnio
25- 1 Si fuerit causa inter aliquos
-11 Si habuerint inter se jurgium viri duo
29-18 Ne forte sit inter vos vir aut mulier
Et sit inter vos radix germinans fel
31-19 Sit mihi carmen istud pro testimonio inter filios Israël
32-51 Et non sanctificastis me inter filios Israël
33-12 Et inter humeros illius requiescet
-16 Et super vertices Nazaræi inter fratres suos
Josue. 3- 4 Sitque inter vos et arcam spatium
- 5 Faciet Dominus inter vos mirabilia
4- 6 Ut sit signum inter vos
7-11 Et absconderunt inter vasa sua
-21 Vidi enim inter spolia pallium coccineum
8- 9 Sederuntque inter Bethel et Haï
-11 Plagam inter quam et eos erat vallis media
-12 Et posuerat in insidiis inter Bethel et Haï
-35 Parvulis et advenis qui inter eos morabantur
9-16 Et inter eos futuri essent
11-10 Inter omnia regna hæc principatum tenebat
14- 3 Qui nihil terræ acceperunt inter fratres suos
-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est
18- 6 Mediam inter hos terram in septem partes describite
- 7 Quia non est inter vos pars Levitarum
-11 Ut possiderent terram inter filios Juda et filios Joseph
20- 9 Et advenis qui habitabant inter eos
22- 7 Dedit Josue sortem inter cæteros fratres s.
-19 Transite ad terram... et habitate inter nos
-25 Terminum posuit Dominus inter nos et vos
-27 Sed in testimonium inter nos et vos
23- 7 Ad gentes, quæ inter vos futuræ sunt
-12 Quæ inter vos habitant, erroribus adhærere
Josue. 24- 7 Qui posuit tenebras inter vos et Ægyptios
Judic. 1-33 Et habitavit inter Chananæum habitatorem terræ
4- 5 Inter Rama et Bethel in monte Ephraïm
-17 Erat enim pax inter Jabin regem Azor
5-16 Quare habitas inter duos terminos?
-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber
-27 Inter pedes ejus ruit : defecit, et mortuus est
7-19 Cœperunt... et complodere inter se lagenas
9- 9 Numquid possum... et venire ut inter ligna promovear
-11 Et ire ut inter cætera ligna promovear
-13 Et inter ligna cætera promoveri
-23 Inter Abimelech et habitatores Sichem
-27 Et inter epulas et pocula maledicebant Abimelech
11-27 Inter Israël et inter filios Ammon
13-25 Cum eo in castris Dan inter Saraa et Esthaol
16-25 Feceruntque eum stare inter duas columnas
-31 Et sepelierunt inter Saraa et Esthaol
18- 1 Inter cæteras tribus sortem non acceperat
Ruth. 4- 7 Erat mos antiquitus in Israël inter propinquos
1 Reg. 7-12 Et posuit eum inter Masphath et inter Sen
-14 Eratque pax inter Israël et Amorrhæum
9-21 Et cognatio mea novissima inter o. familias
10-11 Num et Saül inter prophetas?
-12 Num et Saül inter prophetas?
14- 4 Erant a. inter ascensus, per quos nitebatur
-42 Mittite sortem inter me, et inter Jonatham
15-33 Sic absq. liberis erit inter mulieres mater tua
17- 1 Et castrametati sunt inter Socho et Azeca
- 3 Ex altera parte : vallisque erat inter eos
-12 Et erat vir... senex, et grandævus inter viros
19-24 Num et Saül inter prophetas?
20-23 Sit Dominus inter me et te usque in sempiternum
-42 Dominus sit inter me et te, et inter semen meum et semen tuum
21-13 Et collabebatur inter manus eorum
22- 9 Assistebat, et erat primus inter servos Saül
24-13 Judicet Dominus inter me et te
-16 Sit Dominus judex, et judicet inter me et te
26-13 Cumque.. esset grande intervallum inter eos
2 Reg. 3- 1 Facta est ergo longa concertatio inter domum Saül, et inter domum David
- 6 Cum ergo esset prælium inter domum Saül
18- 9 Et illo suspenso inter cœlum et terram
-24 David autem sedebat inter duas portas
19-28 Tu a. posuisti me... inter convivas mensæ
21- 7 Quod fuerat inter David et inter Jonathan
23- 8 Sedens... sapientissimus princeps inter tres
- 9 Filius patrui ejus Ahohites inter tres fortes
-13 Tres qui erant principes inter triginta
-19 Et inter tres nobilior, eratque eorum princeps
-23 Et ipse nominatus inter tres robustos, qui erant inter triginta nobiliores
-24 Asaël frater Joab inter triginta
3 Reg. 3- 9 Possit, et discernere inter bonum et malum
5-12 Et erat pax inter Hiram et Salomonem
7- 2 Et quatuor deambulacra inter columnas cedrinas
- 5 Se respicientes æquali spatio inter columnas
-28 Interrasile erat : et sculpturæ inter juncturas
-29 Et inter coronulas et plectas, leones et boves
-46 In argillosa terra, inter Sochoth et Sarthan
14-30 Fuitque bellum inter Roboam et Jeroboam
15- 6 Attamen bellum fuit inter Roboam et Jerob.
- 7 Fuitque prælium inter Abiam et inter Jerob.
-16 Bellum autem erat inter Asa et Baasa regem
-19 Fœdus est inter me et te, et inter patrem meum et patrem tuum
-32 Fuitque bellum inter Asa et Baasa regem
18-42 Posuit faciem suam inter genua sua
21- 9 Et sedere facite Naboth inter primos populi
-12 Et sedere fecerunt Naboth inter primos pop.
22- 1 Absque bello inter Syriam et Israël
-34 Et casu percussit regem Israël inter pulmonem et stomachum
4 Reg. 9-24 Et percussit Joram inter scapulas
11-17 Pepigit ergo Joïada fœdus inter Dominum, et inter regem, et inter populum, ut esset populus Domini, et inter regem et populum
12-20 Conjuraverunt inter se, percusseruntq. Joas
25- 4 Quæ est inter duplicem murum ad hortum
1 Par. 5- 2 Judas, qui erat fortissimus inter fratres suos
11-11 Filius Hachamoni princeps inter triginta
-12 Ahohites, qui erat inter tres potentes
-20 Et ipse erat inter tres nominatissimus
-21 Et inter tres secundos inclytus, et princeps
-24 Qui erat inter tres robustos nominatissimus
-25 Inter triginta primus, et verumtam. ad tres
12- 4 Fortissimus inter triginta et super triginta
1 Par. 12-18 Spiritus vero induit Amasaï principem inter triginta
15-27 Chonenias princeps prophetiæ inter cantor.
21-16 Vidit Angelum Domini stantem inter cœlum et terram
24- 5 Divisit utrasque inter se familias sortibus
27- 6 Ipse est Banaias fortissimus inter triginta
2 Par. 4-17 Fudit ea rex... inter Sochot et Saredatha
5-11 Et ministeriorum ordo inter eos divisus erat
13- 2 Et erat bellum inter Abiam et Jeroboam
16- 3 Fœdus inter me et te est
18-33 Et percuteret regem Israël inter cervicem et scapulas
19-10 Inter cognationem et cognationem
20-25 Inveneruntque inter cadavera variam supellectilem
23-16 Pepigit autem Joïada fœdus inter se, universumque populum
2 Esdr. 3-31 Et inter cœnaculum anguli... ædificaverunt
5-18 Et inter dies decem vina diversa.. tribuebam
7-67 Et inter eos cantores et cantatrices
10-34 Sortes ergo misimus... inter sacerdotes, et Levitas
Tobiæ. 13- 4 Quoniam ideo dispersit vos inter gentes
Judith. 4- 6 Ubi angustum iter esse poterat inter montes
6- 4 Et confixus cades inter vulneratos Israël
7- 5 Per loca, quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt inter montosa
-13 Dixerunt : Judicet Deus inter nos et te
-21 Ut non dicant inter gentes : Ubi est Deus
11-10 Ab ariditate aquæ jam inter mortuos computantur
Esth. 2- 4 Quæcumque inter omnes oculis regis placuerit
- 8 Esther quoque inter cæteras puellas ei tradita est
10- 9 Fecit signa magna atq. portenta inter gentes
11- 3 Vir magnus, et inter primos aulæ regiæ
16-22 Inter cæteros festos dies hanc habetote diem
Job. 1- 3 Vir ille magnus inter omnes Orientales
- 6 Affuit inter eos etiam Satan
2- 1 Cum... venisset quoque Satan inter eos
8-17 Et inter lapides commorabitur
15-15 Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis
24-11 Inter acervos eorum meridiati sunt
30- 7 Qui inter hujuscemodi lætabantur
34- 4 Et inter nos videamus quid sit melius
-37 Inter nos interim constringatur
36-14 Et vita eorum inter effœminatos
42-15 Deditque eis.. hæreditatem inter fratres ear.
Psal. 6- 8 Inveteravi inter omnes inimicos meos
9-12 Annuntiate inter gentes studia ejus
25- 6 Lavabo inter innocentes manus meas
54-19 Quoniam inter multos erant mecum
67-14 Si dormiatis inter medios cleros
72-13 Et lavi inter innocentes manus meas
87- 6 (*Factus sum*) inter mortuos liber
95- 3 Annuntiate inter gentes gloriam ejus
98- 6 Samuel inter eos, qui invocant nomen ejus
103-10 Inter medium montium pertransibunt aquæ
104- 1 Annuntiate inter gentes opera ejus
105-35 Et commixti sunt inter gentes, et didicerunt
125- 2 Tunc dicent inter gentes : Magnificavit
Prov. 6-19 Et eum qui seminat inter fratres discordias
13-10 Inter superbos semper jurgia sunt
14- 9 Et inter justos morabitur gratia
17- 2 Et inter fratres hæreditatem dividet
18-18 Sors, et inter potentes quoque dijudicat
Eccle. 9- 3 Hoc est pessimum inter omnia, quæ sub sole fiunt
-17 Plus quam clamor principis inter stultos
Cant. 1- 7 Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres
-12 Inter ubera mea commorabitur
2- 2 Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias
- 3 Sicut malus inter ligna sylvarum, sic dilectus meus inter filios
-16 Et ego illi, qui pascitur inter lilia
4- 2 Et sterilis non est inter eas
6- 2 Dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia
Sap. 4-10 Et vivens inter peccatores translatus est
-19 In contumelia inter mortuos in perpetuum
5- 5 Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei, et inter sanctos sors illorum est
9- 6 Si quis erit consummatus inter filios hom.
13-10 Et inter mortuos spes illorum est
14- 3 Et inter fluctus semitam firmissimam
-15 Constituit inter servos suos sacra et sacrificia
17-17 Aut inter spissos arborum ramos avium sonus suavis
19- 3 Adhuc enim inter manus habentes luctum
Prolog. Eccli. Quando inter se dicuntur
Eccli. 24- 4 Et inter benedictos benedicetur, dicens
27- 2 Sic et inter medium venditionis et emptionis angustiabitur peccatum

Eccli. 50- 8 Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ
Isai. 5- 3 Viri Juda, judicate inter me et vineam meam
22-11 Et lacum fecistis inter duos muros ad aquam
44- 4 Et germinabunt inter herbas, quasi salices
-14 Quercum, quæ steterat inter ligna saltus
52-14 Sic inglorius erit inter viros aspectus ejus, et forma ejus inter filios hominum
59- 2 Iniquitates vest. diviserunt inter vos et Deum
Jerem. 6-15 Quamobrem cadent inter ruentes
7- 5 Si feceritis judicium inter virum et proxim.
10- 7 Inter cunctos sapientes gentium... nullus est similis tui
16- 7 Et non frangent inter eos lugenti panem
25-16 A facie gladii, quem ego mittam inter eos
-27 A facie gladii, quem ego mittam inter vos
31- 8 Inter quos erunt cæcus et claudus
33-25 Si pactum meum inter diem et noctem
34-18 Et transierunt inter divisiones ejus
-19 Qui transierunt inter divisiones vituli
39- 4 Et per portam, quæ erat inter duos muros
41- 8 Decem autem viri reperti sunt inter eos
42- 5 Sit Dominus inter nos testis veritatis
48-27 Quasi inter fures reperisses eam
49-15 Dedi te... contemptibilem inter homines
50-46 Et clamor inter gentes auditus est
51-41 Quomodo facta est in stuporem Babylon inter gentes
52- 7 Per viam portæ, quæ est inter duos muros
Thren. 1- 3 Habitavit inter gentes, nec invenit requiem
Apprehenderunt eam inter angustias
-17 Jerusalem quasi polluta menstruis inter eos
4-15 Et commoti dixerunt inter gentes
Baruc. 2-13 Quia derelicti sumus pauci inter gentes
-29 Magna convertetur in minimam inter gentes
6-12 Pulverem domus, qui est plurimus inter eos
-53 Sicut corniculæ inter medium cœli et terræ
Ezech. 4- 3 Et pones eam in murum ferreum inter te, et inter civitatem
-13 Inter gentes, ad quas ejiciam eos
8- 3 Elevavit me spiritus inter terram et cœlum
-16 Inter vestibulum et altare
10- 2 Et imple manum tuam prunis ignis, quæ sunt inter cherubim
- 6 De medio rotarum, quæ sunt inter cherubim
- 7 Ad ignem, qui erat inter cherubim
15- 2 Quæ sunt inter ligna sylvarum
- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum
18- 2 Quid est quod inter vos parabolam vertitis
- 8 Judicium verum fecerit inter virum et virum
19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit?
- 6 Qui incedebat inter leones, et factus est leo
-11 Et exaltata est statura ejus inter frondes
20- 6 Quæ est egregia inter omnes terras
- 9 Et inter quas apparui eis ut educerem eos
-12 Dedi eis, ut essent signum inter me et eos
-20 Ut sint signum inter me et vos, et sciatis
22-26 Inter sanctum et profanum non habuerunt distantiam: et inter pollutum et mundum non intellexerunt
23-30 Gentes, inter quas polluta es in idolis earum
29-15 Inter cætera regna erit humillima
31- 3 Et inter condensas frondes elevatum est cacumen ejus
-14 Inter nemorosa atque frondosa
-18 Inclyte atque sublimis inter ligna voluptatis
33-33 Tunc scient quod prophetes fuerit inter eos
34-17 Ecce ego judico inter pecus et pecus
-20 Judico inter pecus pingue, et macilentum
-22 Et judicabo inter pecus et pecus
36-23 Et sanctificabo nomen meum magnum, quod pollutum est inter gentes
40- 7 Et inter thalamos, quinque cubitos
41-10 Inter gazophylacia latitudinem viginti cub.
-18 Et palma inter cherub et cherub
42-20 Dividentem inter sanctuarium et vulgi locum
43- 8 Et murus erat inter me et eos
44-23 Docebunt quid sit inter sanctum et pollutum, et inter mundum et immundum
47-16 Inter terminum Damasci et confinium Emath
-22 Erunt vobis sicut indigenæ inter filios Israël
48-22 Erit inter terminum Juda, et inter terminum Benjamin
Dan. 1- 6 Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda
7- 3 Ascendebant de mari diversæ inter se
8- 5 Hircus habebat cornu insigne inter oculos
-16 Et audivi vocem viri inter Ulai: et clamavit
-21 Et cornu grande, quod erat inter oculos ej.
11-45 Et figet tabernaculum suum Apadno inter maria
Osee. 13-15 Quia ipse inter fratres dividet
Joel. 2-17 Inter vestibulum et altare plorabunt sacerd.
Amos. 2-16 Et robustus corde inter fortes nudus fugiet
Abdiæ. - 4 Et si inter sidera posueris nidum tuum
Jonæ. 4-11 Qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram
Mich. 4- 3 Et judicabit inter populos multos
Habac. 2-11 Lignum, quod inter juncturas ædificiorum est
Zach. 1- 8 Et ipse stabat inter myrteta
-10 Et respondit vir, qui stabat inter myrteta
-11 Et responderunt Angelo Domini, qui stabat inter myrteta, et dixerunt
5- 9 Levaverunt amphoram inter terram et cœlum
6-13 Et consilium pacis erit inter illos duos
11-14 Ut dissolverem germanitatem inter Judam et Israel
Malac. 2-14 Dominus testificatus est inter te, et uxorem
3-18 Et videbitis quid sit inter justum et impium; et inter servientem Deo, et non servientem ei
1 Mac. 2-18 Et eris tu, et filii tui, inter amicos regis
5- 2 Et cogitabant tollere genus Jacob, qui erant inter eos
7-28 Dicens: Non sit pugna inter me et vos
8-16 Et non est invidia, neque zelus inter eos
10-65 Rex, et scripsit eum inter primos amicos
11- 9 Dicens: Veni, componamus inter nos pactum
12-36 Inter medium arcis et civitatis
13-40 Et si qui ex vobis apti sunt conscribi inter nostros, conscribantur, et sit inter nos pax
2 Mac. 5-27 Ibiq. inter feras vitam in montibus...agebat
7-16 Potestatem inter homines habens
11-36 Diligentius inter vos conferentes
14-21 Itaque diem constituerunt, qua secreto inter se agerent
Matth. 11-11 Non surrexit inter natos mulierum major
18-15 Et corripe eum inter te et ipsum solum
20-26 Non ita erit inter vos: sed quicumque voluerit inter vos major fieri
-27 Et qui voluerit inter vos primus esse
21-25 At illi cogitabant inter se, dicentes
23-35 Quem occidistis inter templum et altare
27-56 Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi
Marc. 1-27 Ita ut conquirerent inter se dicentes
7-31 Ad mare Galilææ inter medios fines Decapoleos
9-15 Interrogavit eos: Quid inter vos conquiritis?
-33 Siquidem in via inter se disputaverant
-49 Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos
15-40 Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi
Luc. 1-25 In diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines
-42 Et dixit: Benedicta tu inter mulieres
2-44 Et requirebant eum inter cognatos, et notos
7-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est
8- 7 Et aliud cecidit inter spinas, et simul exortæ
9-48 Qui minor est inter vos omnes, hic major est
10- 3 Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos
11-51 Zachariæ, qui periit inter altare et ædem
16-26 Inter nos et vos chaos magnum firmatum
22-17 Et dixit: Accipite, et dividite inter vos
-23 Ipsi cœperunt quærere inter se, quis esset
-24 Facta est autem et contentio inter eos
Joan. 6- 9 Sed hæc quid sunt inter tantos?
9-16 Et schisma erat inter eos
10-19 Dissensio iterum facta est inter Judæos
16-19 De hoc quæritis inter vos, quia dixi, Modicum
21-23 Exiit ergo sermo iste inter fratres
Act. 1-21 Quo intravit et exivit inter nos Do. Jesus
4-34 Neque enim quisquam egens erat inter illos
12- 6 Erat Petrus dormiens inter duos milites
-18 Erat non parva turbatio inter milites
15- 9 Et nihil discrevit inter nos et illos
22-30 Et producens Paulum, statuit inter illos
24-21 Solummodo voce, qua clamavi inter eos stans
25- 6 Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo, aut decem
26-18 Ut accipiant.. sortem inter sanctos per fidem
28-29 Judæi, multam habentes inter se quæstionem
Rom. 2-15 Et inter se invicem cogitationibus accusantibus
-24 Nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes
12- 3 Dico enim... omnibus qui sunt inter vos
14- 5 Nam alius judicat diem inter diem
1 Cor. 1-11 Quia contentiones sunt inter vos
2- 2 Non e. judicavi me scire aliquid inter vos
- 6 Sapientiam a. loquimur inter perfectos
1 Cor. 3- 3 Cum enim sit inter vos zelus, et contentio
-18 Si quis videtur inter vos sapiens esse
4- 2 Hic jam quæritur inter dispensatores
5- 1 Omnino auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes
6- 5 Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum?
- 7 Quod judicia habetis inter vos
11-18 Audio scissuras esse inter vos, et ex parte credo
-30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles
2 Cor. 6-16 Et inambulabo inter eos, et ero illorum Deus
10- 1 Qui in facie quidem humilis sum inter vos
12-20 Ne forte... inflationes, seditiones sint inter vos
Galat. 2- 8 Operatus est et mihi inter gentes
Philip. 2-15 Inter quos lucetis sicut luminaria in mundo
1 Thes. 5-12 Ut noveritis eos, qui laborant inter vos
2 Thes. 3- 7 Quoniam non inquieti fuimus inter vos
-11 Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete
Jacob. 3-13 Quis sapiens, et disciplinatus inter vos?
1 Petr. 2-12 Conversationem vestram inter gentes habentes bonam

INTERCEDO.

Gen. 23- 8 Intercedite pro me apud Ephron filium Seor
43-10 Si non intercessisset dilatio, jam vice altera venissemus
Hebr. 9-15 Ut morte intercedente... repromissionem accipiant
-16 Mors necesse est intercedat testatoris

INTERCIDENS.

Psal. 28- 7 Vox Domini intercidentis flammam ignis

INTERCLUDOR.

Dan. 10-17 Sed et halitus meus intercluditur

INTERCOLUMNIA.

3 Reg. 7-31 Et media intercolumnia, quadrata non rotunda

INTERDUM.

Eccle. 4-14 Catenisque interdum quis egrediatur ad regnum
8- 9 Interdum dominatur homo homini in malum

INTEREA.

Gen. 35- 1 Interea locutus est Deus ad Jacob: Surge
Exod. 1- 8 Surrexit interea rex novus super Ægypt.
Num. 11- 1 Interea ortum est murmur populi
20-14 Misit interea nuntios Moyses de Cades
2 Reg. 20-11 Interea quidam viri, cum stetissent juxta cadaver Amasæ
1 Mac. 9- 1 Interea ut audivit Demetrius, quia cecidit
Joan. 4-31 Interea rogabant eum Discipuli, dicentes

INTEREO.

Levit. 7-21 Interibit de populis suis
17-14 Et quicumque comederit illum, interibit
Num. 16-29 Si consueta hominum morte interierint
35-18 Si ligno percussus interierit
Deut. 2-15 Ut interirent de castrorum medio
28-45 Persequentes apprehend. te, donec intereas
-51 Donec intereas, et non relinquat tibi triticum
2 Reg. 1- 4 Sed et Saül et Jonathas filius ej. interierunt
11-15 Et derelinquite eum, ut percussus intereat
17-23 Et disposita domo sua, suspendio interiit
3 Reg. 18- 5 Et non penitus jumenta intereant
1 Par. 10- 6 Interiit ergo Saül, et tres filii ejus
Judith. 6- 3 Et ipse cum illis Assyriorum gladio interibis
-13 Ipsum Achior diversis jubeat interire suppliciis
Psal. 36-38 Reliquiæ impiorum interibunt
48-18 Quoniam cum interierit, non sumet omnia
91- 8 Ut intereant in sæculum sæculi
Eccli. 28-22 Sed non sic quasi qui interierunt per linguam
Isai. 5-13 Et nobiles ejus interierunt fame
14-30 Et interire faciam in fame radicem tuam
15- 6 Defecit germen, viror omnis interiit
48- 9 Et laude mea infrenabo te, ne intereas
-19 Non interisset, et non fuisset attritum nomen
51- 6 Et habitatores ejus sicut hæc interibunt
Jerem. 33-17 Dicit Dominus: Non interibit de David vir
-18 Et de Levitis non interibit vir a facie mea
44- 7 Ut intereat ex vobis vir et mulier, parvulus
Thren. 4- 5 Qui vescebantur voluptuose, interierunt
Baruc. 3-28 Interierunt propter suam insipientiam
Ezech. 6- 6 Et interibunt aræ vestræ, et confringentur
Osee. 8- 4 Aurum suum fecerunt sibi idola, ut interirent

Osee. 10- 2 Divisum est cor eorum, nunc interibunt
Joel. 1-13 Interiit de domo Dei vestri sacrificium
Abdiæ. - 9 Ut intereat vir de monte Esaü
Mich. 5- 9 Et omnes inimici tui interibunt
Nahum. 1-15 Ut pertranseat in te Belial: universus interiit
Apoc. 8- 9 Et tertia pars navium interiit

INTERFECTIO.

Judic. 9-24 Et scelus interfectionis septuaginta filiorum
21-15 Egit pœnit. super interfectione unius tribus
1 Reg. 5- 9 Fiebat manus Domini per singulas civitates interfectionis magnæ nimis
2 Reg. 24-21 Cesset interfectio quæ grassatur in populo
Esth. 8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem et interfectionem populi mei?
9- 1 Quando cunctis Judæis interfectio parabatur
-17 Dies autem tertius decimus mensis Adar, primus apud omnes interfectionis fuit
Job. 21-20 Videbunt oculi ejus interfectionem suam
Prov. 19-18 Ad interfectionem autem ejus ne ponas animam tuam
Isai. 22- 5 Dies enim interfectionis, et conculcationis
30-25 In die interfectionis multorum, cum ceciderint turres
34- 5 Descendet, et super populum interfectionis
- 6 Et interfectio magna in terra Edom
Jerem. 7-32 Non dicetur amplius, Topheth, et vallis filii Ennom: sed vallis Interfectionis
46-21 Quia dies interfectionis eorum venit super eos
Ezech. 9- 1 Et unusquisque vas interfectionis habet
Abdiæ. -10 Propter interfectionem, et propter iniquit.

INTERFECTOR.

Num. 35-26 Si interfector extra fines urbium, quæ exulibus deputatæ sunt (*fuerit inventus*)
Isai. 54-16 Ego creavi interfectorem ad disperdendum
Jerem. 50- 9 Sagitta ejus quasi viri fortis interfectoris
Ezech. 25-16 Interficiam interfectores, et perdam reliq.
Osee. 9-13 Ephraïm educet ad interfectorem filios suos
2 Mac. 12- 6 Venit adversus interfectores fratrum

INTERFECTRIX.

Tobiæ. 3- 9 Interfectrix virorum tuorum

INTERFICIO.

Gen. 4- 8 Consurrexit Caïn adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum
-15 Ut non interficeret eum omnis qui invenisset
6-17 Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem
9-11 Et nequaquam ultra interficietur omnis caro
12-12 Et interficient me, et te reservabunt
18-31 Ait: Non interficiam propter viginti
20- 4 Num gentem ignorantem et justam interficies?
-11 Et interficient me propter uxorem meam
26- 7 Reputans ne forte interficerent eum
34-25 Interfectisque omnibus masculis
37-22 Non interficiatis animam ejus
42-37 Duos filios meos interfice, si non reduxero
Exod. 1-16 Si masculus fuerit, interficite eum
4-23 Ecce ego interficiam filium tuum primog.
13-13 Quod si non redemeris, interficies
14-24 Interfecit exercitum eorum
15- 9 Evaginabo gladium meum, interficiet eos manus mea
19-24 Nec ascendant ad D., ne forte interficiat illos
32-12 Callide eduxit eos, ut interficeret in montibus
Levit. 16- 1 Offerentes ignem alienum interfecti sunt
20- 6 Et interficiam illam de medio populi sui
-16 Mulier, quæ succubuerit cuilibet jumento, simul interficietur cum eo
-18 Interficientur ambo de medio populi sui
Num. 11-15 Obsecro ut interficias me, et inveniam grat.
16-35 Interfecit ducentos quinquaginta viros
-41 Vos interfecistis populum Domini
21- 3 Quem ille interfecit subversis urbibus ejus
25-15 Quæ pariter interfecta est, vocabatur Cozbi
31- 8 Balaam quoque filium Beor interfecerunt
-17 Interficite quidquid est generis masculini
32-39 Interfecto Amorrhæo habitatore ejus
33-55 Sin a. nolueritis interficere habitatores
35-19 Propinquus occisi homicidam interficiet
Statim ut apprehenderit eum, interficiet
Deut. 2-34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus, interfectis habitatoribus earum
7-23 Et interficiet illos donec penitus deleantur
9-28 Idcirco eduxit, ut interficeret eos in solitud.
13- 5 Propheta autem ille aut fictor somniorum interficietur
- 9 Sed statim interficies
Deut. 17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit qui interficietur
- 7 Manus testium prima interficiet eum
18-20 Ex nomine alienorum deorum, interficietur
20-17 Sed interficies in ore gladii, Hethæum videl.
21- 6 Et venient majores natu... ad interfectum
24- 7 Si... vendito eo acceperit pretium, interficietur
Josue. 2-10 Sehon et Og, quos interfecistis
6-21 Et interfecerunt omnia quæ erant in ea
8-24 Igitur omnibus interfectis
-26 Donec interficerentur om. habitatores Haï
10-26 Percussitque Josuë, et interfecit eos
-28 Regemque illius interfecit, et omnes habitat.
-40 Sed omne quod spirare poterat interfecit
11-14 Cunctis hominibus interfectis
-21 Josuë, et interfecit Enacim de montanis
13-22 Et Balaam... occiderunt filii Israël gladio cum cæteris interfectis
16-10 Et non interfecerunt filii Ephraïm Chananæum
17-13 Fecerunt sibi tributarios, nec interfecerunt
24- 8 Et possedistis terram eorum, atque interfecistis eos
Judic. 1-17 Et percusserunt simul Chananæum... et interfecerunt eum
-29 Ephraïm etiam non interfecit Chananæum
-32 Habitavitque in medio Chananæi habitatoris illius terræ, nec interfecit eum
7-25 Interfecit Oreb in petra Oreb
8-20 Surge, et interfice eos
-21 Surrexit Gedeon, et interfecit Zebee
9-18 Et interfecistis filios ejus septuaginta viros
-45 Quam cepit, interfectis habitatoribus ejus
-54 Ne forte dicatur quod a fœmina interfectus sim
Qui jussa perficiens, interfecit eum
-56 Interfectis septuaginta fratribus suis
15-15 Arripiens, interfecit in ea mille viros
16-30 Multoque plures interfecit moriens
20- 3 Levita, maritus mulieris interfectæ
-35 Interfecerunt ex eis in illo die viginti quinq.
-44 Fuerunt a. qui in eodem loco interfecti sunt
-45 Et interfecerunt etiam alia duo millia
21- 5 Cum essent in Maspha, interfici eos qui defuissent
-11 Mulieres quæ cognoverunt viros, interficite
1 Reg. 5-10 Ut interficiat nos et populum nostrum
-11 Et non interficiat nos cum populo nostro
11-12 Date viros, et interficiemus eos
14-13 Alios armiger ejus interficiebat sequens eum
15- 3 Sed interfice a viro usque ad mulierem
-18 Et ait: Vade, et interfice peccatores Amalec
-20 Adduxi Agag regem Amalec, et Amalec interfeci
16- 2 Audiet enim Saül et interficiet me
17-35 Et suffocabam, interficiebamque eos
-36 Leonem et ursum interfeci ego servus tuus
-50 Percussumque Philisthæum interfecit
-51 Et interfecit eum, præciditque caput ejus
19- 5 Interficiens David, qui est absque culpa
-11 Ut custodirent eum, et interficeretur mane
-17 Dimitte me, alioquin interficiam te
20- 8 Si a. est iniquitas aliq. in me, tu me interfice
-33 Et intellexit Jonathas quod definitum esset a patre suo, ut interficeret David
22-17 Convertimini, et interficite sacerdotes Dom.
26- 9 Dixit David ad Abisaï: Ne interficias eum
-15 Ut interficeret regem, dominum tuum
30- 2 Et non interfecerant quemquam
31- 1 Et ceciderunt interfecti in monte Gelboë
- 4 Ne forte veniant... et interficiant me
- 8 Venerunt Philisthiim, ut spoliarent interfectos
2 Reg. 1- 9 Sta super me, et interfice me
-16 Dicens: Ego interfeci Christum Domini
-19 Israel, super montes tuos interfecti sunt
-22 A sanguine interfectorum, ab adipe fortium
3-30 Joab et Abisaï frater ej. interfecerunt Abner
4- 7 In conclavi, et percutientes interfecerunt
-11 Quanto magis nunc, cum homines impii interfecerunt virum innoxium
-12 Præcepit... pueris suis, et interfecerunt eos
7- 9 Et interfeci universos inimicos tuos
11-21 Nonne mulier... interfecit eum in Thebes?
12- 9 Et interfecisti eum gladio filiorum Ammon
13-28 Et dixero vobis: Percutite eum, et interficite
14- 6 Percussit alter alterum, et interfecit eum
- 7 Ut occidamus eum pro anima fratris sui quem interfecit
-11 Et nequaquam interficiant filium meum
-32 Quod si memor est iniquitatis meæ, interficiat me
18-15 Et percutientes interfecerunt eum
21- 4 Neque volumus ut interficiatur homo de Isr.
2 Reg. 21-12 Cum interfecissent Saül in Gelboë
-17 Et percussum Philisthæum interfecit
23- 8 Qui octingentos interfecit impetu uno
-18 Levavit hastam suam contra trecentos, quos interfecit
-21 Ipse quoque interfecit virum Ægyptium
Vi extorsit hastam...et interfecit eum hasta
3 Reg. 1-51 Quod non interficiat servum suum gladio
2- 8 Juravi ei per Dominum, dicens: Non te interficiam gladio
-25 Misitque rex... qui interfecit eum, et mortuus est
-26 Hodie te non interficiam, quia portasti arcam
-29 Dicens: Vade, interfice eum
-31 Fac sicut locutus est: et interfice eum, et sepeli
-32 Quia interfecit duos viros justos, melioresq.
-34 Et aggressus eum interfecit: sepultusque est
-37 Scito te interficiendum
3-26 Date illi infantem vivum, et nolite interficere eum
9-16 Et Chananæum, qui habitabat in civitate, interfecit
11-15 Ad sepeliendum eos qui fuerant interfecti
-24 Factus est princeps latronum cum interficeret eos David
-40 Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam
12-27 Interficientque me, et revertentur ad eum
15-28 Interfecit ergo illum Baasa in anno tertio
17-18 Ut rememorarentur iniquitates meæ, et interficeres filium meum
-20 Afflixisti ut interficeres filium ejus
18- 4 Nam cum interficeret Jezabel prophetas
- 9 Quid peccavi... ut interficiat me?
-13 Quid fecerim cum interficeret Jezabel
-14 Adest Elias: ut interficiat me?
-40 Duxit eos Elias... et interfecit eos ibi
19-17 Quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet eum Eliseus
21-13 Eduxerunt eum extra civitatem, et lapidibus interfecerunt
-21 Et interficiam de Achab mingentem ad parietem
4 Reg. 8-12 Et juvenes eorum interficies gladio
9- 8 Et interficiam de Achab mingentem ad parietem
-31 Qui interfecit dominum suum
10- 9 Si ego conjuravi contra dominum meum, et interfeci eum
11- 1 Et interfecit omne semen regium
- 2 Furata est eum de medio filiorum regis qui interficiebantur
Abscondit eum a facie Athaliæ, ut non interficeretur
- 8 Si quis autem ingressus fuerit septum templi, interficiatur
-16 Juxta palatium, et interfecta est ibi
13- 7 Interfecerat enim eos rex Syriæ
14- 5 Percussit servos suos, qui interfecerant regem patrem suum
-19 Miseruntque post eum in Lachis, et interfecerunt eum ibi
15-10 Percussitque eum palam, et interfecit
-14 Et interfecit eum, regnavitque pro eo
-16 Interfecit omnes prægnantes ejus, et scidit
-25 Et interfecit eum, regnavitque pro eo
-30 Et percussit eum, et interfecit
16- 9 Transtulit habitatores... Rasin a. interfecit
17-25 Immisit in eos Dominus leones, qui interficiebant eos
-26 Et ecce interficiunt eos, eo quod ignorent ritum Dei
21-23 Et interfecerunt regem in domo sua
25-21 Et interfecit eos in Reblatha in terra Emath
1 Par. 5-10 Præliati sunt contra Agareos, et interfecerunt illos
10- 4 Evagina gladium tuum, et interfice me
11-22 Et interfecit leonem in media cisterna
-23 Rapuit hastam...et interfecit eum hasta sua
17- 8 Interfeci omnes inimicos tuos coram te
19-18 Interfecit David de Syris septem millia curruum
21-12 Et Angelum Domini interficere in universis finibus Israël
2 Par. 8- 8 Quos non interfecerant filii Israël
16-10 Et interfecit de populo in tempore illo plurimos
20- 7 Nonne tu, Deus noster, interfecisti omnes habitatores terræ?
-10 Sed declinaverunt ab eis, et non interfecerunt illos
-23 Ut interficerent et delerent eos
22- 1 Interfecerant latrones Arabum, qui irruerant in castra
- 8 Invenit principes Juda... et interfecit illos

2 *Par.* 22-10 Et interfecit omnem stirpem regiam domus Joram
-11 Et furata est eum de medio filiorum regis, cum interficerentur
Et idcirco Athalia non interfecit eum
23- 7 Et si quis alius ingressus fuerit templum, interficiatur
-14 Et interficiatur foris gladio
-15 Cumque intrasset... interfecerunt eam ibi
-17 Mathan quoque sacerdotem Baal interfecerunt ante aras
-21 Porro Athalia interfecta est gladio
24-22 Sed interfecit filium ejus
-23 Et interfecit cunctos principes populi
25- 4 Sed filios eorum non interfecit, sicut scriptum est
-13 Interfectis tribus millibus, diripuit prædam
-16 Quiesce ne interficiam te
-27 Miserunt, et interfecerunt eum ibi
28- 3 Quas interfecis Dominus in adventu filiorum Israel
32-21 Qui egressi fuerant de utero ejus, interfecerunt eum gladio
33-24 Servi sui interfecerunt eum in domo sua
35-21 Desine adversum Deum facere, qui mecum est, ne interficiat te
36-17 Et interfecit juvenes eorum gladio
2 *Esdr.* 4-11 Interficiamus eos, et cessare faciamus opus
6-10 Quia venturi sunt ut interficiant te
Tobiæ. 2- 8 Jam hujus rei causa interfici jussus es
Judith. 5-26 Et cogitabant interficere eum, dicentes ad alterutrum
6-12 Voluisset propter hoc verbum interficere
7- 9 Et sine gladio interficies eos
11-11 Ut interficiant pecora sua, et bibant sang.
13-18 Interfecit in manu mea hostem populi sui
Esth. 3- 7 Quo mense gens Judæorum deberet interfici
4-11 Absque ulla cunctatione statim interficiatur
8-11 Omnes inimicos suos... interficerent atque delerent
9- 6 Ut etiam in Susan quingentos viros interficerent
-12 In urbe Susan interfecerunt Judæi quingentos viros
-15 Interfecti sunt in Susan trecenti viri
-16 Interfectis hostibus ac persecutoribus suis
12- 6 Pro duobus eunuchis regis qui fuerant interfecti
16-14 Ut illis interfectis, insidiaretur nostræ solitudini
-20 Ut eos.. possint interficere tertia decima die
Job. 5- 2 Vere stultum interficit iracundia
24-14 Consurgit homicida, interficit egenum et pauperem
Ps. H. 10- 8 Sed et in insidiis.. ut interficiat innocentem
58- 1 Custodivit domum ejus ut eum interficeret
61- 4 Interficitis universi vos: tanquam parieti inclinato
93- 6 Viduam et advenam interfecerunt
100- 8 In matutino interficiebam omnes peccatores
Prov. 1-32 Aversio parvulorum interficiet eos
7-26 Et fortissimi quique interfecti sunt ab ea
23-28 Et quos incautos viderit, interficiet
Eccli. 21- 3 Dentes ejus, interficientes animas hominum
Isai. 10- 4 Et cum interfectis cadatis
11- 4 Spiritu labiorum suorum interficiet impium
13-18 Sed sagittis parvulos interficient
14-19 Cum his qui interfecti sunt gladio
-30 Et reliquias tuas interficiam
22- 2 Interfecti tui, non interfecti gladio, nec mortui in bello
26-19 Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent
-21 Et non operiet ultra interfectos suos
27- 7 Sicut occidit interfectos ejus, sic occisus est
34- 2 Interfecit eos, et dedit eos in occisionem
- 3 Interfecti eorum projicientur
51-14 Et non interficiet usque ad internecionem
65-15 Et interficiet te Dominus Deus
66- 3 Qui immolat bovem, quasi qui interficiat virum
-16 Et multiplicabuntur interfecti a Domino
Jerem. 4-31 Quia defecit anima mea propter interfectos
9- 1 Et plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi mei
15- 6 Extendam manum meam super te, et interficiam te
- 7 Interfeci et disperdidi populum meum
18-21 Et viri earum interficiantur morte
20-17 Qui non me interfecit a vulva
22- 7 Sanctificabo super te, interficientem virum
25- 9 Interficiam eos, et ponam eos in stuporem
-33 Et erunt interfecti Domini in die illa
-34 Quia completi sunt dies vestri, ut interficiamini
26-21 Et quæsivit rex interficere eum

Jerem. 26-24 Ut non traderetur in manus populi, et interficerent eum
38-15 Si annuntiavero tibi, numquid non interficies me?
-25 Ne celes nos, et non te interficiemus
40-15 Percutiam Ismahel... ne interficiat animam tuam
41- 2 Et interfecerunt eum, quem præfecerat rex Babylonis
- 7 Interfecit eos Ismahel filius Nathaniæ
- 8 Et non interfecit eos cum fratribus suis
43- 3 Ut interficiat nos, et traduci faciat in Babylonem
50-21 Et interfice quæ post eos sunt, ait Dominus
-26 Et redigite in acervos, et interficite eam
51- 3 Interficite omnem militiam ejus
- 4 Et cadent interfecti in terra Chaldæorum
-47 Universi interfecti ejus cadent in medio ejus
52-27 Et interfecit eos in Reblatha in terra Emath
Thren. 1-20 Foris interficit gladius, et domi mors similis
2-21 Interfecisti in die furoris tui: percussisti
4- 9 Melius fuit occisis gladio, quam interfectis fame
Baruc. 6-13 Qui in se peccantem non interficit
Ezech. 6- 4 Et dejiciam interfectos vestros ante idola
- 7 Et cadet interfectus in medio vestri
-13 Cum fuerint interfecti vestri in medio
9- 6 Interficite usque ad internecionem
- 7 Et implete atria interfectis
11- 6 Et implestis vias ejus interfectis
- 7 Interfecti vestri, quos posuistis in medio ej.
13-19 Ut interficerent animas, quæ non moriuntur
14-13 Et interficiam de ea hominem, et jumentum
-17 Et interfecero de ea hominem, et jumentum
-21 Ut interficiam de ea hominem, et pecus
17-17 Ut interficiat animas multas
20-17 Pepercit oculus m... ut non interficerem eos
21-11 Ut sit in manu interficientis
-14 Ac triplicetur gladius interfectorum
-28 Lima te ut interficias, et fulgeas
23-47 Filios et filias earum interficient
25- 7 Et interficiam te de populis
-15 Interficientes, et implentes inimicitias veteres
-16 Et interficiam interfectores, et perdam reliq.
26- 6 Filiæ quoque ejus, quæ sunt in agro, gladio interficientur
- 8 Filias tuas, quæ sunt in agro, gladio interficiet
-15 Numquid non a.. gemitu interfectorum tuorum... commovebuntur insulæ?
28- 8 Interficient, et detrahent te
- 9 Deus ego sum, coram interficientibus te
-23 Corruent interfecti in medio ejus gladio
29- 8 Et interficiam de te hominem, et jumentum
30-11 Et implebunt terram interfectis
-15 Et interficiam multitudinem Alexandriæ
-24 Gement gemitus interfecti coram facie ejus
31-17 Descendent in infernum ad interfectos gladio
-18 Dormies, cum eis qui interfecti sunt gladio
32-20 In medio interfectorum gladio cadent
-21 Dormierunt incircumcisi, interfecti gladio
-22 Omnes interfecti, et qui ceciderunt gladio
-23 Universi interfecti, cadentesque gladio
-24 Omnes hi interfecti, ruentesque gladio
-25 In medio interfectorum posuerunt cubile
Omnes hi incircumcisi, interfectique gladio
In medio interfectorum positi sunt
-26 Interfectique et cadentes gladio
-28 Et dormies cum interfectis gladio
-29 Qui dati sunt cum exercitu suo cum interfectis gladio
-30 Qui deducti sunt cum interfectis, paventes
Qui dormierunt incircumcisi cum interfectis gladio
-31 Pharao, et consolatus est super universa multitudine sua, quæ interfecta est gladio
-32 Et dormivit... cum interfectis gladio
35- 8 In torrentibus interfecti gladio cadent
37- 9 Insuffla super interfectos istos, et reviviscant
Dan. 2-13 Egressa sententia, sapientes interficiebantur
-14 Qui egressus fuerat ad interficiendos sapientes
3-22 Porro viros illos... interfecit flamma ignis
5-19 Metuebant eum: quos volebat, interficiebat
-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex
7-11 Vidi quoniam interfecta esset bestia, et periisset
8-24 Interficiet robustos, et populum sanctorum
11-26 Et cadent interfecti plurimi
-44 Ut conterat et interficiat plurimos
13-28 Adversus Susannam, ut interficerent eam
-53 Innocentem et justum non interficies
-59 Ut secet te medium, et interficiat vos

Dan. 13-62 Et interfecerunt eos, et salvatus est sanguis
14-25 Interficiam draconem absque gladio et fuste
-27 Bel destruxit, draconem interfecit
-28 Alioquin interficiemus te, et domum tuam
Osee. 2- 3 Et statuam eam velut terram inviam, et interficiam eam siti
6- 9 In via interficientium pergentes de Sichem
9-16 Interficiam amantissima uteri eorum
Amos. 2- 3 Et omnes principes ejus interficiam cum eo
9- 1 Et novissimum eorum in gladio interficiam
Abdiæ. -14 Neque stabis in exitibus ut interficias eos qui fugerint
Mich. 4-13 Et interficies Domino rapinas eorum
Nahum. 1-14 De domo Dei tui interficiam sculptile
3- 3 Et multitudinis interfectæ, et gravis ruinæ
Habac. 1-17 Et semper interficere gentes non parcet
Soph. 2-12 Et vos Æthiopes interfecti gladio meo eritis
3-19 Ecce ego interficiam omnes, qui afflixerunt
1 *Mac.* 1- 2 Et obtinuit omnium munitiones, et interfecit reges terræ
5-13 Qui erant in locis Tubin, interfecti sunt
-51 Transivit per totam civitatatem super interfectos
6-24 Et quicumque inveniebantur ex nobis, interficiebantur
-45 Interficiens a dextris et a sinistris
11-45 Et volebant interficere regem
12-48 Et omnes, qui cum eo intraverant, gladio interfecerunt
15-40 Et cœpit... captivare populum, et interficere
16-21 Et quia misit te quoque interfici
2 *Mac.* 4-34 Rogabat ut Oniam interficeret
-42 Sacrilegum secus ærarium interfecerunt
5-12 Jussit a. militibus interficere, nec parcere
-14 Erant autem... octoginta millia interfecti
-24 Præcipiens ei omnes perfectæ ætatis interficere
6- 9 Eos autem, qui nollent transire ad instituta gentium, interficerent
8-24 Interfecerunt super novem millia hominum
-30 Super viginti millia interfecerunt
-32 Philarchen... interfecerunt, virum scelestum
10-22 Hos igitur proditores factos interfecit
-31 Interfecti sunt a. viginti millia quingenti
12-16 Sanguine interfectorum fluere videretur
-26 Interfectis viginti quinque millibus
-40 Invenerunt a. sub tunicis interfectorum
13-15 In castris interfecit viros quatuor millia
15-22 Interfecisti de castris Sennacherib centum
Marc. 10-34 Et flagellabunt eum, et interficient eum
Luc. 19-27 Adducite huc, et interficite ante me
22- 2 Quærebant...quomodo Jesum interficerent
23-32 Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur
Joan. 5-18 Magis quærebant eum Judæi interficere
7- 1 Quia quærebant eum Judæi interficere
-20 Quid me quæritis interficere?
Dæmonium habes: quis te quærit interficere?
-25 Nonne hic est, quem quærunt interficere?
8-22 Numquid interficiet semetipsum, quia dixit
-37 Sed quæritis me interficere
-40 Nunc autem quæritis me interficere
11-53 Cogitaverunt ut interficerent eum
12-10 Cogitaverunt... ut et Lazarum interficerent
16- 2 Sed venit hora, ut omnis qui interficit vos
18-31 Nobis non licet interficere quemquam
Act. 3-15 Auctorem vero vitæ interfecistis
5-33 Dissecabantur, et cogitabant interficere illos
7-28 Numquid interficere me tu vis quemadmodum interfecisti heri Ægyptium?
9-23 Consilium fecerunt in unum Judæi ut eum interficerent
-24 Custodiebant a. et portas... ut eum interficerent
13-28 Petierunt a Pilato, ut interficerent eum
16-27 Evaginato gladio volebat se interficere
22-20 Custodiebam vestimenta interficientium illum
23-15 Parati sumus interficere illum
-21 Qui se devoverunt non manducare, neque bibere, donec interficiant eum
-27 Et incipientem interfici ab eis, superveniens
25- 3 Insidias tendentes ut interficerent eum in via
26-21 Comprehensum tentabant interficere
Ephes. 2-16 Interficiens inimicitias in semetipso
2 *Thes.* 2- 8 Quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris
Apoc. 2-23 Et filios ejus interficiam in morte
6- 4 Et ut invicem se interficiant
- 8 Interficere gladio, fame, et morte
- 9 Vidi subtus altare animas interfectorum
-11 Qui interficiendi sunt sicut et illi
18-24 Et omnium qui interfecti sunt in terra

INTERIM.

Gen. 43- 1 Interim fames omnem terram vehementer premebat
Josue. 22-13 Interim miserunt ad illos in terram Galaad
Job. 34-37 Inter nos interim constringatur

INTERIMO.

3 Reg. 11-16 Donec interimeret omne masculinum
Psal. 101-21 Ut solveret filios interemptorum
2 Mac. 10-17 Loca obtinuerunt, occurrentes interemerunt
Act. 2-23 Per manus iniquorum affligentes interemistis
5-30 Suscitavit Jesum, quem vos interemistis

INTERIOR, INTERIUS *et* INTERIORA.

Exod. 3- 1 Cumque minasset gregem ad interiora deserti
1 Reg. 24- 4 David et viri ejus in interiore parte speluncæ latebant
3 Reg. 6-16 Fecit interiorem domum oraculi in Sanctum
-19 Oraculum autem in medio domus, in interiori parte fecerat
-27 Posuitque cherubim in medio templi interioris
-36 Ædificavit atrium interius tribus ordinibus
7-12 Necnon et in atrio domus Domini interiori
-50 Cardines ostiorum domus interioris Sancti
4 Reg. 9- 2 Et introduces in interius cubiculum
2 Par. 4-22 Et ostia cælavit templi interioris
Esth. 4-11 Norunt provinciæ, quod sive vir, sive mulier, non vocatus, interius atrium regis intraverit
5- 1 Stetit in atrio domus regiæ, quod erat interius
6- 4 Aman quippe interius atrium... intraverat
Job. 9- 9 Qui facit... Hyadas, et interiora Austri
30-27 Interiora mea efferbuerunt absque ulla requie
37- 9 Ab interioribus egredietur tempestas
Psal. 108-18 Intravit sicut aqua in interiora ejus
Prov. 7-27 Viæ inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis
18- 8 Ipsa pervenient usque ad interiora ventris
Eccli. 17-19 Et convertet in interiores partes terræ
19-23 Et interiora ejus plena sunt dolo
Ezech. 8- 3 Juxta ostium interius, quod respiciebat
-16 Introduxit me in atrium domus Domini interius
10- 3 Et nubes implevit atrium interius
28-16 Repleta sunt interiora tua iniquitate
40-15 Quæ pertingebat usque ad faciem vestibuli portæ interioris
-19 A facie portæ inferioris usque ad frontem
-23 Et porta atrii interioris contra portam
-27 Et porta atrii interioris in via Australi
-28 Introduxit me in atrium interius
-32 Et introduxit me in atrium interius
-44 Et extra portam interiorem, gazophylacia cantorum in atrio interiori
41- 9 Et erat interior domus in lateribus domus
-15 Et templum interius, et vestibula atrii
-17 Usque ad domum interiorem, et forinsecus
42- 3 Contra viginti cubitos atrii interioris
- 4 Ad interiora respiciens viæ cubiti unius
-15 Cumque complesset mensuras domus interioris
43- 5 Et introduxit me in atrium interius
44-17 Cumq. ingredientur portas atrii interioris
Quando ministrant in portis atrii interioris
-21 Quando ingressurus est atrium interius
-27 In die introitus sui... ad atrium interius
45-19 Et in postibus portæ atrii interioris
46- 1 Porta atrii interioris, quæ respicit ad Orient.
Osee. 13- 8 Et dirumpam interiora jecoris eorum
Jonæ. 1- 5 Et Jonas descendit ad interiora navis
1 Mac. 9-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus sanctæ interioris
Act. 16-24 Misit eos in interiorem carcerem
Rom. 7-22 Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem
Ephes. 3-16 Virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem
Hebr. 6-19 Incedentem usque ad interiora velaminis

INTERITIO.

Psal. 106-20 Et eripuit eos de interitionibus eorum

INTERITUS.

Num. 16-50 Postquam quievit interitus
Judic. 20-34 Quod ex omni parte illis instaret interitus
2 Reg. 10- 2 Consolans eum... super patris interitu
13-39 Eo quod consolatus esset super Amnon interitu
2 Par. 22- 4 Post mortem patris sui, in interitum ejus
26-16 Elevatum est cor ejus in interitum suum
29- 8 Tradiditq. eos... in interitum, et in sibilum
30- 7 Qui tradidit eos in interitum: ut ipsi cernitis
Tobiæ. 14- 6 Prope erit interitus Ninive
Judith. 3- 2 Morientes cum interitu nostro ipsi servitutis nostræ damna patiamur
6-17 Ut eorum magis tu interitum videas
13-28 Et tibi interitum minabatur, dicens
Job. 18-14 Et calcet super eum, quasi rex, interitus
27-15 Qui reliqui fuerint ex eo, sepelientur in interitu
33-28 Liberavit animam suam ne pergeret in interitum
Psal. 9-16 Infixæ sunt gentes in interitu, quem fecerunt
34- 7 Gratis absconderunt mihi interitum laquei
48-11 Non videbit interitum, cum viderit sapientes morientes
54-24 Deus, deduces eos in puteum interitus
102- 4 Qui redimit de interitu vitam tuam
108-13 Fiant nati ejus in interitum
139-12 Virum injustum mala capient in interitu
Prov. 1-26 Ego quoque in interitu vestro ridebo
-27 Cum...et interitus quasi tempestas ingruerit
24-11 Qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses
28-10 Qui decipit justos... in interitu suo corruet
29- 1 Repentinus ei superveniet interitus
Eccle. 2-14 Et didici quod unus utriusque esset interitus
3-19 Idcirco unus interitus est hominis et jument.
Sap. 16- 4 Oportebat enim illis... supervenire interitum exercentibus tyrannidem
Jerem. 48-16 Prope est interitus Moab ut veniat
49-32 Ex o. confinio eorum adducam interitum
Ezech. 9- 2 Et uniuscujusque vas interitus in manu ejus
21-31 Daboque te in manus... fabricantium interitum
22- 5 Sordida, nobilis, grandis interitu
28- 8 Morieris in interitu occisorum in corde maris
1 Mac. 3-42 Quæ mandavit populo facere in interitum
2 Mac. 6-12 Sed reputent, ea quæ acciderunt, non ad interitum, sed ad correptionem esse
8-35 Summam infelicitatem de interitu sui exercitus consecutus
13- 6 Omnibus eum propellentibus ad interitum
Rom. 9-22 Sustinuit... vasa iræ, apta in interitum
1 Cor. 5- 5 Tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis
Philip. 3-19 Quorum finis interitus: quorum deus venter est
Colos. 2-22 Quæ sunt omnia in interitum ipso usu
1 Thes. 5- 3 Tunc repentinus eis superveniet interitus
2 Thes. 1- 9 Qui pœnas dabunt in interitu æternas
1 Tim. 6- 9 Et nociva, quæ mergunt homines in interitum
Hebr. 8-13 Quod autem... senescit, prope interitum est
Apoc. 17- 8 Ascensura est de abysso, et in interitum ibit
-11 Et de septem est, et in interitum vadit

INTERMINATUS.

1 Tim. 1- 4 Neque intenderent... genealogiis interminatis

INTERMISSIO.

4 Reg. 25-30 Annonam quoque constituit ei sine intermissione
Eccli. 15-19 Videns omnes sine intermissione
17-16 Et oculi ejus sine intermissione inspicientes
20-28 Confusio illorum cum ipsis sine intermissione
1 Mac. 12-11 Sine intermissione in diebus solemnibus
2 Mac. 3-26 Sine intermissione multis plagis verberantes
9- 4 Sine intermissione agens iter
Act. 12- 5 Oratio a. fiebat sine intermissione ab Ecclesia
Rom. 1- 9 Quod sine intermissione memoriam vestri facio
1 Thes. 1- 2 In orationibus nostris sine intermissione
2-13 Nos gratias agimus Deo sine intermissione
5-17 Sine intermissione orate
2 Tim. 1- 3 Quod sine intermissione habeam tui memoriam

INTERMITTO.

1 Reg. 10- 2 Et intermissis pater tuus asinis, sollicitus est
3 Reg. 15-21 Intermisit ædificare Rama, et reversus est
2 Par. 16- 5 Desiit ædificare Rama, et intermisit opus
1 Esdr. 4-24 Tunc intermissum est opus domus Domini
Ezech. 45- 9 Iniquitatem et rapinas intermittite
Hebr. 6- 1 Intermittentes inchoationis Christi sermonem

INTERMORIENS.

Jerem. 4-31 Vox filiæ Sion intermorientis, expandentisq.

INTERNECIO.

Num. 17-13 Ad internecionem cuncti delendi sumus?
21-35 Percusserunt igitur... universumque populum ejus usque ad internecionem
Deut. 3- 3 Percussimusq. eos usque ad internecionem
7- 2 Percuties eas usque ad internecionem
Josue. 10-20 Et usq. ad internecionem pene consumptis
-33 Quem percussit Josuë cum omni populo ejus usque ad internecionem
11-11 Usque ad internecionem universa vastavit
Judic. 4-16 Multitudo usque ad internecionem caderet
1 Reg. 15-18 Et pugnabis contra eos usque ad internecionem eorum
2 Reg. 2-26 Num usque ad internecionem tuus mucro desæviet?
2 Par. 14-13 Ruerunt Æthiopes usque ad internecionem
Isai. 10- 7 Et ad internecionem gentium non paucarum
43-28 Dedi ad internecionem Jacob, et Israël
51-14 Et non interficiet usque ad internecionem
Ezech. 5-17 Et bestias pessimas usque ad internecionem
9- 6 Mulieres interficite usque ad internecionem

INTERNUS. *Adject.*

2 Mac. 3-16 Declarabat internum animi dolorem

INTERNUS. *Subst.*

2 Mac. 9- 5 Et amara internorum tormenta

INTERO.

Dan. 14-32 Et intriverat panes in alveolo

INTERPELLO.

Deut. 25- 1 Si fuerit causa inter aliquos, et interpellaverint judices
- 7 Et interpellabit majores natu, dicetque
4 Reg. 8- 3 Egressa est ut interpellaret regem pro domo
1 Mac. 10-61 Viri iniqui interpellantes adversus eum
-63 Ut nemo adversus eum interpellet de ullo
-64 Viderunt qui interpellabant gloriam ejus
11-25 Et interpellabant adversus eum quidam
Act. 25-24 Om. multitudo Judæorum interpellavit me
Rom. 8-34 Qui etiam interpellat pro nobis
11- 2 Quemadmodum interpellat Deum adversum Israël
Hebr. 7-25 Semper vivens ad interpellandum pro nobis

INTERPONO.

2 Par. 3-16 Malogranata etiam centum, quæ catenulis interposuit
Ezech. 22-30 Quæsivi de eis virum, qui interponeret sepem
Act. 18- 4 Interponens nomen Domini Jesu, suadebatq.
Hebr. 6-17 Interposuit jusjurandum

INTERPRES.

Gen. 40-23 Præpositus pincernarum oblitus est interpretis sui
42-23 Eo quod per interpretem loqueretur ad eos
Isai. 43-27 Et interpretes tui prævaricati sunt in me
1 Cor. 14-28 Si a. non fuerit interpres, taceat in ecclesia

INTERPRETATIO.

Gen. 40- 5 Juxta interpretationem congruam sibi
- 8 Numquid non Dei est interpretatio?
-12 Hæc est interpretatio somnii: Tres propag.
-18 Hæc est interpretatio somnii: Tria canistra
Judic. 7-15 Cumque audisset Gedeon somnium, et interpretationem ejus, adoravit
Prov. 1- 6 Animadvertet parabol. et interpretationem
Eccli. 47-18 Et interpretationibus, miratæ sunt terræ
Dan. 2- 4 Et interpretationem ejus indicabimus
- 6 Et interpretationem ejus indicate mihi
- 7 Et interpretationem illius indicabimus
- 9 Quod interpretationem quoque fallacem et deceptione plenam composueritis
Ut sciam quod interpretationem quoque ejus veram loquamini
-26 Putas-ne vere potes mihi indicare somnium... et interpretationem ejus?
-30 Sed ut interpretatio regi manifesta fieret
-36 Interpretationem... ejus dicemus coram te
-45 Ver. est somnium, et fidelis interpretatio ej.
4-15 Tu ergo, Baltassar, interpretationem narra
-16 Somnium et interpretatio ejus non conturbent te
Et interpretatio ejus hostibus tuis sit
-21 Hæc est interpretatio sententiæ Altissimi
5- 7 Quicumq. legerit scripturam hanc, et interpretationem ejus manifestam mihi fecerit
- 8 Nec interpretationem indicare regi
-12 Intelligentiaque et interpretatio somniorum Daniel vocetur, et interpretationem narrabit

Dan. 5-15 Et interpretationem ejus indicarent mihi
-16 Et interpretationem ejus indicare mihi
-17 Rex, et interpretationem ejus ostendam tibi
-26 Et hæc est interpretatio sermonis. Mane
7-16 Qui dixit mihi interpretationem sermonum
1 Cor. 12-10 Alii interpretatio sermonum
-28 Gubernationes, genera linguarum, interpretationes sermonum
14-26 Linguam habet, interpretationem habet
2 Petr. 1-20 Scripturæ propria interpretatione non fit

INTERPRETOR.

Gen. 40- 8 Et non est qui interpretetur nobis
41- 8 Narravit somnium, nec erat qui interpretaretur
Judic. 1-35 In monte Hares, quod interpretatur testaceo
12- 6 Scibboleth, quod interpretatur Spica
15-17 Quod interpretatur elevatio maxillæ
2 Esdr. 8- 9 Et Levitæ interpretantes universo populo
-13 Ut interpretaretur eis verba legis
Esth. 11- 1 Quam dixerunt interpretatum esse Lysimac.
Prolog. Eccli. Laborem interpretandi librum istum
Dan. 5-16 Audivi de te, quod possis obsc. interpretari
8-27 Et non erat qui interpretaretur
2 Mac. 1-36 Nephthar, quod interpretatur purificatio
Matth. 1-23 Quod est interpretatum Nobiscum Deus
Marc. 5-41 Ait illi: Talitha cumi, quod est interpretatum: Puella, (dico tibi) surge
15-22 Quod est interpretatum Calvariæ locus
-34 Quod est interpretatum: Deus meus
Luc. 24-27 Interpretabatur illis in omnibus Scripturis
Joan. 1-38 Rabbi, quod dicitur interpretatum Magister
-41 Quod est interpretatum Christus
-42 Vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus
9- 7 Quod interpretatur Missus
Act. 4-36 Quod est interpretatum Filius consolationis
9-36 Tabitha, quæ interpretata dicitur Dorcas
13- 8 Sic enim interpretatur nomen ejus
1 Cor. 12-30 Numquid omnes interpretantur?
14- 5 Nisi forte interpretetur, ut Ecclesia ædificationem accipiat
-13 Qui loquitur lingua, oret ut interpretetur
-27 Et per partes, et unus interpretetur
Hebr. 7- 2 Primum quidem qui interpretatur rex justitiæ

INTERRASILIS, E.

Exod. 25-25 Ipsi labio coronam interrasilem altam
37-12 Ipsique labio coronam auream interrasilem
3 Reg. 7-28 Et ipsum opus basium, interrasile erat

INTERROGATIO.

Eccle. 7-11 Stulta enim est hujuscemodi interrogatio
Sap. 1- 9 In cogitationibus e. impii interrogatio erit
4- 6 Testes sunt nequitiæ adversus parentes in interrogatione sua
Eccli. 16-22 Interrogatio omnium in consummatione est
33- 4 Qui interrogationem manifestat, parabit verbum
Act. 25-26 Ut interrogatione facta habeam quid scribam
28-18 Qui cum interrogationem de me habuissent
1 Petr. 3-21 Sed conscientiæ bonæ interrogatio in Deum

INTERROGO.

Gen. 24-47 Interrogavique eam, et dixi: Cujus es filia?
26- 7 Qui cum interrogaretur a viris loci illius
29- 5 Quos interrogans, Numquid, ait, nostis
32-17 Si... et interrogaverit te: Cujus es?
-29 Interrogavit eum Jacob: Dic mihi
37-15 Et interrogavit quid quæreret
38-21 Interrogavit homines loci illius: Ubi est
42- 7 Loquebatur, interrogans eos: Unde venistis
43- 7 At illi responderunt: Interrogavit nos homo
-27 Interrogavit eos, dicens: Salvus-ne est pater
44-19 Interrogasti prius servos tuos: Habetis patr.
47- 3 Quos ille interrogavit: Quid habetis operis?
- 8 Et interrogatus ab eo: Quot sunt dies
Exod. 13-14 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
Deut. 4-32 Interroga de diebus antiquis, qui fuerunt
6-20 Cumque interrogaverit te filius tuus cras
25- 8 Accersiri eum facient, et interrogabunt
32- 7 Interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi
Josue. 4- 6 Et quando interrogaverint vos filii vestri
-21 Quando interrogaverint filii vestri cras patr.
9-14 Et os Domini non interrogaverunt
Judic. 4-20 Cum venerit aliquis interrogans te, et dicens
8-14 Interrogavitque eum nomina principum
12- 6 Interrogabant eum: Dic ergo Scibboleth
13- 6 Quem cum interrogassem, quis esset
17- 9 Interrogatus est ab eo unde venisset
20- 3 Interrogatusque Levita, maritus mulieris
-27 Et super statu suo interrogaverunt
1 Reg. 3-17 Et interrogavit eum: Quis est sermo
17-22 Et interrogabat si omnia recte agerentur
-56 Ait rex: Interroga tu, cujus filius sit iste puer
19-22 Et interrogavit, et dixit: In quo loco sunt
25- 8 Interroga pueros tuos, et indicabunt tibi
28-16 Et ait Samuël: Quid interrogas me?
2 Reg. 14-18 Ne abscondas a me verbum, quod te interrogo
20-18 Dicebatur in veteri proverbio: Qui interrogant, interrogent in Abela
3 Reg. 22- 7 Non est hic propheta Domini quispiam, ut interrogemus per eum?
- 8 Per quem possumus interrogare Dominum
4 Reg. 1-16 A quo posses interrogare sermonem
8- 6 Interrogavit rex mulierem: quæ narravit ei
2 Par. 31- 9 Interrogavitque Ezechias sacerdotes
32-31 Ut interrogarent de portento, quod acciderat
1 Esdr. 5- 9 Interrogavimus ergo senes illos
2 Esdr. 1- 2 Interrogavi eos de Judæis, qui remanserant
Tobiæ. 6- 7 Tunc interrogavit Tobias Angelum, et dixit
7- 5 Tobias, de quo interrogas, pater istius est
Judith. 6-12 Achior dixit omnia quæ locutus ipse fuerat ab Holopherne interrogatus
10- 8 Nihil tamen interrogantes eam, dimiserunt
Esth. 1-13 Interrogavit sapientes, qui ex more regio semper ei aderant
Job. 8- 8 Interroga enim generationem pristinam
9-12 Si repente interroget, quis respondebit ei?
12- 7 Nimirum interroga jumenta, et docebunt te
21-29 Interrogate quemlibet de viatoribus
38- 3 Interrogabo te, et responde mihi
40- 2 Interrogabo te, et indica mihi
42- 4 Loquar: interrogabo te, et responde mihi
Ps. L. 10- 5 Palpebræ ejus interrogant filios hominum
- 6 Dominus interrogat justum et impium
34-11 Iniqui, quæ ignorabam interrogabant me
136- 3 Quia illic interrogaverunt nos
138-23 Interroga me, et cognosce semitas meas
Sap. 2-19 Contumelia et tormento interrogemus eum
6- 4 Ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra
11-11 Illos autem... interrogans condemnasti
Eccli. 11- 7 Priusquam interroges, ne vituperes quemquam: et cum interrogaveris, corripe juste
13-14 Et subridens interrogabit te de absconditis
18-20 Et ante judicium interroga te ipsum
23-11 Sicut enim servus interrogatus assidue
32-11 Si bis interrogatus fueris, habeat caput resp.
Isai. 19- 3 Interrogabunt simulacra sua, et divinos s.
30- 2 Et os meum non interrogastis
41-28 Et interrogatus responderet verbum
45-11 Ventura interrogate me super filios meos
65- 1 Quæsierunt me qui ante non interrogabant
Jerem. 6-16 Et videte, et interrogate de semitis antiquis
18-13 Ideo hæc dicit Dominus: Interrogate gentes
21- 2 Interroga pro nobis Dominum
23-33 Si igitur interrogaverit te populus iste
30- 6 Interrogate, et videte si generat masculus
36-17 Et interrogaverunt eum, dicentes: Indica
37- 6 Qui misit vos ad me interrogandum
-16 Interrogavit eum in domo sua abscondite
38-14 Interrogo ego te sermonem, ne abscondas
-27 Et interrogaverunt eum: et locutus est eis
48-19 Interroga fugientem: et ei qui evasit, dic
50- 5 In Sion interrogabunt viam, huc facies eorum
Ezech. 14- 3 Numquid interrogatus respondebo eis?
- 4 Ad prophetam interrogans per eum me
- 7 Ad prophetam ut interroget per eum me
-10 Juxta iniquitatem interrogantis
20- 1 Venerunt viri... ut interrogarent Dominum
- 3 Numquid ad interrogandum me vos venistis?
21-21 Interrogavit idola, exta consuluit
Dan. 2-15 Interrogavit eum, qui a rege potestatem acceperat
-27 Mysterium, quod rex interrogat, sapientes
13-40 Interrogavimus, quisnam esset adolescens
Osee. 4-12 Populus meus in ligno suo interrogavit
Aggæi. 2-12 Interroga sacerdotes legem, dicens
1 Mac. 10-72 Interroga, et disce quis sum ego, et cæteri
2 Mac. 3- 9 Interrogabat autem, si vere hæc ita essent
-37 Cum autem rex interrogasset Heliodorum
7- 7 Interrogabant, si manducaret prius
14- 5 Et interrogatus quibus rebus et consiliis Judæi niterentur
15- 3 Ille infelix interrogavit, si est potens in cœlo
Matth. 2- 8 Ite, et interrogate diligenter de puero
10-11 Interrogate, quis in ea dignus sit
12-10 Interrogabant eum, dicentes: Si licet sabb.
16-13 Et interrogabat Discipulos suos, dicens
17-10 Et interrogaverunt eum Discipuli, dicentes
19-17 Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono?
21-24 Interrogabo vos et ego unum sermonem
22-23 Et interrogaverunt eum
-35 Et interrogavit eum unus ex eis legis doctor
Matth. 2-41 Interrogavit eos Jesus
-46 Neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare
27-11 Interrogavit eum præses, dicens: Tu es Rex Judæorum?
Marc. 4-10 Interrogaverunt eum hi qui cum eo erant
5- 9 Et interrogabat eum: Quod tibi nomen est?
7- 5 Et interrogabant eum Pharisæi, et Scribæ
-17 Interrogabant eum Discipuli ejus parabol.
8- 5 Et interrogavit eos: Quot panes habetis?
-23 Interrogavit eum si quid videret
-27 Et in via interrogabat Discipulos suos
9-10 Et interrogabant eum, dicentes
-15 Interrogavit eos: Quid inter vos conquiritis?
-20 Et interrogavit patrem ejus
-27 Discipuli ejus secreto interrogabant eum
-31 Et timebant interrogare eum
-32 Qui cum domi essent, interrogabat eos
10- 2 Et accedentes Pharisæi interrogabant eum
-10 Discipuli ej. de eodem interrogaverunt eum
11-29 Interrogabo vos et ego unum verbum
12-18 Et interrogabant eum, dicentes
-28 Interrogavit eum quod esset primum omnium mandatum
-34 Et nemo jam audebat eum interrogare
13- 3 Interrogabant eum separatim Petrus, et Jacobus
14-60 Interrogavit Jesum, dicens: Non respondes
-61 Rursum summus sacerdos interrogabat eum
15- 2 Et interrogavit eum Pilatus: Tu es Rex Jud.
- 4 Pilatus autem rursum interrogavit eum
-44 Interrogavit eum si jam mortuus esset
Luc. 2-46 Audientem illos, et interrogantem eos
3-10 Et interrogabant eum turbæ, dicentes
-14 Interrogabant autem eum et milites
6- 9 Interrogo vos, si licet sabbatis benefacere
8- 9 Interrogabant autem eum Discipuli ejus
-30 Interrogavit autem illum Jesus, dicens
9-18 Interrogavit illos, dicens: Quem me dicunt
-45 Et timebant eum interrogare de hoc verbo
15-26 Et interrogavit quid hæc essent
17-20 Interrogatus autem a Pharisæis
18-18 Interrogavit eum quidam princeps, dicens
-36 Interrogabat quid hoc esset
-40 Et cum appropinquasset, interrogavit illum
19-31 Et si quis vos interrogaverit: Quare solvitis?
20- 3 Interrogabo vos et ego unum verbum
-21 Et interrogaverunt eum, dicentes: Magister
-27 Et interrogaverunt eum
-40 Non audebant eum quidquam interrogare
21- 7 Interrogaverunt autem illum, dicentes
22-64 Et interrogabant eum, dicentes: Prophetiza
-68 Si aut. et interrogavero, non respondebitis
23- 3 Pilatus autem interrogavit eum, dicens
- 6 Interrogavit si homo Galilæus esset
- 9 Interrogabat autem eum multis sermonibus
-14 Et ecce ego coram vobis interrogans
Joan. 1-19 Ut interrogarent eum: Tu quis es?
-21 Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu?
-25 Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei
4-52 Interrogabat ergo horam ab eis
5-12 Interrogaverunt ergo eum: Quis est ille
8- 7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum
9- 2 Interrogaverunt eum Discipuli ejus: Rabbi
-15 Iterum ergo interrogabant eum Pharisæi
-19 Et interrogaverunt eos, dicentes: Hic est fil.
-21 Nescimus: ipsum interrogate: ætatem habet
-23 Quia ætatem habet, ipsum interrogate
16- 5 Et nemo ex vobis interrogat me: Quo vadis?
-19 Cognovit... quia volebant eum interrogare
-30 Et non opus est tibi ut quis te interroget
18- 7 Iterum ergo interrogavit eos: Quem quæritis
-19 Pontifex ergo interrogavit Jesum de Discip.
-21 Quid me interrogas? interroga eos
21-12 Et nemo audebat discumbentium interrogare eum
Act. 1- 6 Igitur qui convenerant, interrogabant eum
4- 7 Et statuentes eos in medio, interrogabant
5-27 Et interrogavit eos princeps sacerdotum
10-18 Et cum vocassent, interrogabant, si Simon
-29 Interrogo ergo, quam ob causam accersistis me?
21-33 Et interrogabat quis esset, et quid fecisset
23-19 Et interrogavit illum: Quid est, quod habes
-34 Cum legisset autem, et interrogasset
Rom. 10-20 Palam apparui iis, qui me non interrogabant
1 Cor. 9- 3 Mea defensio apud eos, qui me interrogant
10-25 Nihil interrogantes propter conscientiam
-27 Nihil interrogantes propter conscientiam
14-35 Volunt discere, domi viros suos interrogent

INTERRUMPO.

4 Reg. 14-13 Et interrupit murum Jerusalem, a porta Ephraim

4 *Reg.* 22- 6 Cæmentariis, et iis qui interrupta componunt
25- 4 Et interrupta est civitas
2 *Esdr.* 4- 7 Et quod cœpissent interrupta concludi
Psal. 77-13 Interrupit mare, et perduxit eos : et statuit
-15 Interrupit petram in eremo : et adaquavit

INTERRUPTIO.

2 *Esdr.* 6- 1 Et non esset in ipso residua interruptio
Isai. 30-13 Erit vobis iniquitas hæc sicut interruptio cadens

INTERSISTO.

Sap. 18-23 Interstitit, et amputavit impetum

INTERSUM.

Gen. 45- 1 Et nullus interesset alienus agnitioni mutuæ
Prov. 8-12 Et eruditis intersum cogitationibus
Galat. 2- 6 Quales aliquando fuerint, nihil mea interest

INTERVALLUM.

1 *Reg.* 26-13 Et esset grande intervallum inter eos
2 *Mac.* 11- 5 Ab Jerosolyma intervallo quinque stadiorum
Luc. 22-59 Et intervallo facto quasi horæ unius

INTERVENIENS.

Sap. 14-16 Deinde interveniente tempore, convalescente

INTESTINA.

Exod. 12- 9 Caput cum pedibus ejus et intestinis vorabitis
29-13 Sumes et adipem totum qui operit intestina
-17 Lotaque intestina ejus ac pedes pones
Levit. 1- 9 Intestinis et pedibus lotis aqua
-13 Intestina vero et pedes lavabunt aqua
4-11 Cum capite et pedibus et intestinis et fimo
8-21 Lotis prius intestinis et pedibus
-25 Omnemque pinguedinem quæ operit intestina
9-14 Lotis aqua prius intestinis et pedibus
2 *Reg.* 20-10 Et effudit intestina ejus in terram
2 *Mac.* 14-46 Complexus intestina sua... projecit

INTEXO.

2 *Par.* 3-14 Et intexuit ei cherubim
Judith. 10-19 Quod erat... lapidibus pretiosis intextum
Prov. 7-16 Intexui funibus lectulum meum, stravi tapetibus

INTIMUS.

Prov. 26-22 Et ipsa perveniunt ad intima ventris
Eccli. 10-10 Quoniam in vita sua projecit intima sua

INTINGO.

Levit. 4- 6 Cumque intinxerit digitum in sanguine
Ruth. 2-14 Intinge buccellam tuam in aceto
1 *Reg.* 14-27 Intinxit in favum mellis: et convertit manum
Job. 9-31 Tamen sordibus intinges me
Psal. 67-24 Ut intingatur pes tuus in sanguine
Matth. 26-23 Qui intingit mecum manum in paropside
Marc. 14-20 Qui intingit mecum manum in catino
Luc. 16-24 Ut intingat extremum digiti sui in aquam
Joan. 13-26 Ille est, cui ego intinctum panem porrexero
Et cum intinxisset panem, dedit Judæ

INTOLERABILIS.

Judith. 14-17 Intolerabilis timor et tremor cecidit super eos
Psal. 123- 5 Forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem
2 *Mac.* 8- 5 Machabæus... intolerabilis gentibus efficiebatur

INTOLERANDUS, A.

Num. 11-10 Sed et Moysi intoleranda res visa est

INTOLERANTIA.

2 *Mac.* 9-10 Eum nemo poterat propter intolerantiam fœtoris portare

INTONO.

1 *Reg.* 7-10 Intonuit a. Dominus fragore magno in die
Psal. 17-14 Et intonuit de cœlo Dominus
28- 3 Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit
Eccli. 46-20 Et intonuit de cœlo Dominus

INTONSUS.

2 *Reg.* 19-24 Illotis pedibus, et intonsa barba

INTRA.

Gen. 24-15 Necdum intra se verba compleverat
Exod. 20-10 Et advena qui est intra portas tuas
26-33 Intra quod pones arcam testimonii
Levit. 10-18 Cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta
16- 2 Sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio
-15 Inferet sanguinem ejus intra velum
21-23 Ita duntaxat, ut intra velum non ingrediatur
25-29 Qui vendiderit domum intra urbis muros
Num. 18- 7 Omnia quæ... intra velum sunt
Deut. 5-14 Et peregrinus qui est intra portas tuas
14-21 Peregrino, qui intra portas tuas est, da
-27 Et Levites qui intra portas tuas est
-28 Et repones intra januas tuas
-29 Pupillus et vidua, qui intra portas tuas sunt
15- 7 Qui morantur intra portas civitatis tuæ
-22 Sed intra portas urbis tuæ comedes illud
16-11 Levites qui est intra portas tuas
-14 Pupillus ac vidua qui intra portas tuas sunt
17- 2 Cum reperti.. intra unam portarum tuarum
- 8 Et judicum intra portas tuas videris verba variari
24-14 Sive advenæ, qui.. intra portas tuas est
26-12 Ut comedant intra portas tuas, et saturentur
28-52 Obsideberis intra portas tuas in omni terra
-55 Vastaverint te inimici tui intra omnes portas tuas
-57 Opprimet te inimicus tuus intra portas tuas
31-12 Et advenis, qui sunt intra portas tuas
Judic. 14-12 Si solveritis mihi intra septem dies
Ruth. 3-11 Populus, qui habitat intra portas urbis meæ
1 *Reg.* 20-22 Ecce sagittæ intra te sunt, tolle eas
3 *Reg.* 17-22 Et reversa est anima pueri intra eum
20-30 In cubiculum quod erat intra cubiculum
22-25 Intra cubiculum ut abscondaris
2 *Esdr.* 6-16 Et conciderent intra semetipsos, et scirent
Judith. 6-21 Per totam noctem intra ecclesiam oraverunt
7-11 Ita ut non esset intra civitatem unde satiarentur vel una die
8-10 Si intra quinque dies non venerit
Psal. 102- 1 Et omnia, quæ intra me sunt, nomini sancto
108-22 Cor meum conturbatum est intra me
Sap. 5- 3 Dicentes intra se, pœnitentiam agentes
Ezech. 40-16 Quæ erant intra portam undique per circuitum
Dan. 4-16 Cœpit intra semetipsum tacitus cogitare
1 *Mac.* 4-48 Et quæ intra domum erant intrinsecus
11-18 Perierunt ab his qui erant intra castra
-64 Simonem reliquit intra provinciam
13-20 Et post hæc venit Tryphon intra regionem
-44 Eruperant qui erant intra machinam in civitatem
2 *Mac.* 1-15 Et... ingressus esset intra ambitum fani
14-43 Et turbæ intra ostia irrumperent
Matth. 3- 9 Ne velitis dicere intra vos : Patrem habemus Abraham
9- 3 Ecce quidam de Scribis dixerunt intra se
-21 Dicebat enim intra se : Si tetigero tantum
16- 7 At illi cogitabant intra se dicentes
- 8 Quid cogitatis intra vos modicæ fidei ?
21-38 Dixerunt intra se : Hic est hæres, venite
Marc. 2- 8 Quia sic cogitarent intra se, dicit illis
6-51 Et plus magis intra se stupebant
14- 4 Quidam indigne ferentes intra semetipsos
Luc. 7-39 Qui vocaverat eum, ait intra se dicens
-49 Cœperunt qui simul accumbebant, dicere intra se
11-38 Pharisæus a. cœpit intra se reputans dicere
12-17 Et cogitabat intra se dicens : Quid faciam
16- 3 Ait autem villicus intra se : Quid faciam
17-21 Ecce enim regnum Dei intra vos est
18- 4 Post hæc autem dixit intra se : Etsi Deum non timeo
20- 5 At illi cogitabant intra se, dicentes
-14 Cogitaverunt intra se, dicentes : Hic est hæres
Act. 10-17 Et dum intra se hæsitaret Petrus
Rom. 8-23 Et ipsi intra nos gemimus

INTREMO.

Cant. 5- 4 Venter meus intremuit ad tactum ejus

INTRINSECUS.

Gen. 6- 6 Et tactus dolore cordis intrinsecus
-14 Bitumine linies intrinsecus et extrinsecus
Exod. 27- 8 Et cavum intrinsecus facies illud
Levit. 3- 3 Et quidquid pinguedinis est intrinsecus
4- 8 Tam eum qui vitalia operit, quam omnia quæ intrinsecus sunt
14-41 Domum autem ipsam radi intrinsecus
1 *Reg.* 25-37 Emortuum est cor ejus intrinsecus
2 *Reg.* 5- 9 Ædificavit per gyrum a Mello et intrinsecus
3 *Reg.* 6-15 Ædificavit parietes domus intrinsecus
Operuit lignis cedrinis intrinsecus
-18 Cedro omnis domus intrinsecus vestiebatur
-30 Pavimentum domus texit auro intrinsecus
7- 9 Mensuram tam intrinsecus quam extrinsecus serrati erant
-25 Posteriora universa intrinsecus latitabant
-31 Os quoque luteris intrinsecus erat in capitis summitate
4 *Reg.* 4- 4 Claude ostium tuum, cum intrinsecus fueris
6-30 Quo vestitus erat ad carnem intrinsecus
7-11 Nuntiaverunt in palatio regis intrinsecus
2 *Par.* 3- 4 Deauravit eam intrinsecus auro mundissimo
4- 4 Posteriora a. boum erant intrinsecus sub mari
Job. 20-14 Panis ejus in utero illius vertetur in fel aspidum intrinsecus
Cant. 4- 1 Absque eo quod intrinsecus latet
- 3 Absque eo quod intrinsecus latet
Isai. 66-17 Post januam intrinsecus, qui comedebant
Jerem. 52-21 Et intrinsecus cava erat
Ezech. 1-27 Intrinsecus ejus per circuitum
7-15 Gladius foris; et pestis et fames intrinsecus
40- 8 Juxta vestibulum portæ intrinsecus
- 9 Vestibulum autem portæ erat intrinsecus
-16 Fenestræ per gyrum intrinsecus, et ante frontes
-43 Reflexa intrinsecus per circuitum
41- 3 Et introgressus intrinsecus mensus est in fronte
-17 Per omnem parietem in circuitu intrinsecus
44-17 In portis atrii interioris et intrinsecus
Dan. 14- 6 Ne erres, rex : iste e. intrinsecus luteus est
1 *Mac.* 4-48 Et quæ intra domum erant intrinsecus
Matth. 7-15 Intrinsecus autem sunt lupi rapaces

INTRO. *Adverb.*

Levit. 11-33 Vas autem fictile, in quod horum quidquam intro ceciderit
2 *Par.* 29-16 Quam intro repererant in vestibulo
Dan. 14-18 Tenuit regem ne ingrederetur intro
2 *Mac.* 6- 4 Intro ferentes ea, quæ non licebat
Matth. 26-58 Et ingressus intro, sedebat cum ministris
Marc. 14-54 Petrus autem a longe secutus est eum, usque intro
Act. 12-14 Sed intro currens nuntiavit stare Petrum

INTRO. *Verbum.*

Gen. 23-18 Cunctis qui intrabant portam civitatis illius
30-16 Ad me, inquit, intrabis, quia mercede conduxi
31-33 Cumque intrasset tentorium Rachelis
39-11 Accidit autem quadam die, ut intraret Joseph domum
44-30 Igitur si intravero ad servum tuum patrem
Exod. 8- 4 Et ad omnes servos tuos, intrabunt ranæ
18- 7 Cumque intrasset tabernaculum
21- 3 Cum quali veste intraverit, cum tali exeat
33- 3 Et intres in terram fluentem lacte et melle
Levit. 10- 9 Quando intratis in tabernaculum testim.
14-36 Intrabitque postea, ut consideret lepram
-46 Qui intraverit domum, quando clausa est
16-12 Ultra velum intrabit in sancta
-23 Cum intraret sanctuarium, relictisque ibi
20-22 Ne et vos evomat terra quam intraturi estis
Num. 4-15 Tunc intrabunt filii Caath ut portent involuta
-19 Aaron et filii ejus intrabunt, ipsique disponent
-37 Hic est numerus populi Caath qui intrant tabernaculum fœderis
13-22 Usque Rohob intrantibus Emath
14-30 Non intrabitis terram, super quam levavi manum
20-24 Non enim intrabit terram, quam dedi filiis Israël
25- 6 Intravit coram fratribus suis ad scortum
27-17 Et possit exire et intrare ante eos
31-24 Et purificati postea castra intrabitis
32- 9 Ut non intrarent fines, quos eis Dom. dedit
33-51 Quando transieritis Jordanem, intrantes terram Chanaan
Deut. 1-38 Sed Josuë filius Nun... intrabit pro te
11-30 Juxta vallem tendentem et intrantem procul
21-13 Postea intrabis ad eam, dormiesq. cum illa
23- 1 Non intrabit eunuchus... ecclesiam Dom.
- 3 Non intrabunt ecclesiam Dom., in æternum
- 8 Tertia generatione intrabunt in ecclesiam Domini
-25 Si intraveris in segetem amici tui, franges spicas
26- 1 Cumque intraveris terram, quam Dominus... daturus est

Josue. 1-11 Et intrabitis ad possidendam terram
10-19 Nec dimittatis eos urbium suarum intrare præsidia
18- 3 Et non intratis ad possidendam terram
22- 9 Ut intrarent Galaad terram possessionis
23- 7 Ne postquam intraveritis ad gentes
24-18 Ejecit... habitatorem terræ, quam nos intravimus
Judic. 4-18 Dixit ad eum : Intra ad me, domine mi : intra, ne timeas
-22 Qui cum intrasset ad eam, vidit Sisaram
11-18 Nec voluit intrare terminos Moab
15- 1 Cumque cubiculum ejus solito vellet intrare
16- 2 Et percrebuisset apud eos, intrasse urbem Samson
18- 2 Qui cum... intrassent domum Michæ
-10 Intrabimus ad securos, in regionem latiss.
-18 Tulerunt igitur qui intraverant, sculptile
19-15 Quo cum intrassent, sedebant in platea civit.
20- 8 Nec suam quisquam intrabit domum
1 Reg. 18-13 Egrediebatur, et intrabat in conspectu populi
2 Reg. 5- 8 Cæcus et claudus non intrabunt in templum
6-16 Cumque intrasset arca Domini in civitatem
13-36 Et intrantes levaverunt vocem suam
14-33 Vocatusq. est Absalom, et intravit ad regem
3 Reg. 14- 5 Cum ergo illa intraret, et dissimularet
2 Par. 15-12 Intravit ex more ad corroborandum fœdus
23- 7 Sintque cum rege et intrante et egrediente
-15 Cumque intrasset portam Equorum domus regis
Judith. 10-17 Cumque intrasset ante faciem ejus
14-10 Nullus enim audebat cubiculum.. pulsando aut intrando aperire
-12 Intrate, et excitate illum
Esth. 1-17 Jussit ut regina Vasthi intraret ad eum
2-12 Cum autem venisset tempus... ut intrarent ad regem
-14 Et quæ intraverat vespere, egrediebatur mane
-15 Instabat dies, quo..deberet intrare ad regem
4- 2 Non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare
- 8 Et moneret eam, ut intraret ad regem
-11 Quod... non vocatus, interius atrium regis intraverit
Ego igitur quomodo ad regem intrare potero
6- 4 Aman quippe interius atrium domus regiæ intraverat
7- 1 Intravit itaque rex et Aman, ut biberent cum regina
- 7 Et de loco convivii intravit in hortum arboribus consitum
- 8 Et intrasset convivii locum, reperit Aman
Job. 1-18 Et ecce alius intravit, et dixit
41- 4 Et in medium oris ejus quis intrabit?
Psal. 36-15 Gladius eorum intret in corda ipsorum
50- 2 Quando intravit ad Bethsabee
68- 2 Quoniam intraverunt aquæ usque ad animam meam
-28 Et non intrent in justitiam tuam
72-17 Donec intrem in sanctuarium Dei
87- 3 Intret in conspectu tuo oratio mea
104-23 Et intravit Israël in Ægyptum
108-18 Et intravit sicut aqua in interiora ejus
117-20 Hæc porta Domini, justi intrabunt in eam
118-170 Intret postulatio mea in conspectu tuo
142- 2 Et non intres in judicium cum servo tuo
Prov. 2-10 Si intraverit sapientia cor tuum
Sap. 8-16 Intrans in domum meam, conquiescam
10-16 Intravit in animam servi Dei
Isai. 19-23 Et intrabit Assyrius Ægyptum
26-20 Vade, populus meus, intra in cubicula tua
30-29 Ut intret in montem Domini ad fortem Israël
36- 6 Intrabit in manum ejus, et perforabit eam
37- 1 Et intravit in domum Domini
-33 Non intrabit civitatem hanc, et non jaciet ibi sagittam
47- 5 Et intra in tenebras, filia Chaldæorum
Jerem. 39-14 Ut intraret in domum, et habitaret in populo
42-15 Et intraveritis ut ibi habitetis
-19 Reliquiæ Juda : Nolite intrare Ægyptum
-22 Ad quem voluistis intrare ut habitaretis ibi
Thren. 1-10 Præceperas ne intrarent in ecclesiam tuam
Baruc. 3-15 Et quis intravit in thesauros ejus?
Ezech. 16-33 Ut intrarent ad te undique ad fornicandum
36-22 Quod polluistis in gentibus, ad quas intrastis
46- 2 Et intrabit princeps per viam vestibuli
- 9 Et cum intrabit populus terræ
47- 8 Intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur aquæ
Dan. 11- 9 Et intrabit in regnum rex Austri
Osee. 9- 4 Non intrabit in domum Domini
-10 Ipsi autem intraverunt ad Beelphegor
Joel. 2- 9 Per fenestras intrabunt quasi fur
Amos. 5- 5 In Galgalam nolite intrare
Nahum. 3-14 Intra in lutum, et calca, subigens tene laterem
Aggæi. 2-17 Et intraretis ad torcular
Zach. 6-10 Et intrabis domum Josiæ, filii Sophoniæ
1 Mac. 1-18 Et intravit in Ægyptum in multitudine gravi
-23 Et intravit in sanctificationem cum superbia
6-62 Et intravit rex montem Sion, et vidit munitionem loci
7-36 Et intraverunt sacerdotes, et steterunt
10-83 Et intraverunt in Bethdagon idolum suum
11-13 Et intravit Ptolemæus Antiochiam
12- 3 Et intraverunt curiam, et dixerunt
-48 Ut autem intravit Ptolemaïdam Jonathas
Et omnes, qui cum eo intraverant gladio interfecerunt
13-47 Et tunc intravit in eam cum hymnis benedicens Dominum
-51 Et intraverunt in eam tertia et vigesima die
14- 2 Quia intravit Demetrius confines suos
16-16 Et intraverunt in convivium, et occiderunt
2 Mac. 1-16 Cum intrasset Antiochus : apertoque occulto aditu templi
3-14 Constituta autem die intrabat de his Heliodorus ordinaturus
5-15 Ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius
9- 2 Intraverat e. in eam, quæ dicitur Persepolis
Matth. 2-11 Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus
5-20 Non intrabitis in regnum cœlorum
6- 6 Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum
7-13 Intrate per angustam portam
Et multi sunt qui intrant per eam
-21 Non omnis, qui dicit mihi : Domine, Domine, intrabit in regnum cœlorum
8- 8 Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum
9-25 Et cum ejecta esset turba, intravit
10- 5 Et in civitates Samaritanorum ne intraveritis
-11 In quamcumque autem civitatem aut castellum intraveritis
-12 Intrantes autem in domum, salutate eam
12- 4 Quomodo intravit in domum Dei
-29 Quomodo potest quisquam intrare in domum fortis
-45 Et intrantes habitant ibi
15-11 Non quod intrat in os, coinquinat hominem
-17 Quia om. quod in os intrat, in ventrem vadit
17-24 Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus
18- 3 Et dixit.. non intrabitis in regnum cœlorum
- 9 Bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare
19-23 Quia dives difficile intrabit in regnum cœlorum
-24 Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum cœlorum
21-10 Et cum intrasset Jerosolymam, commota est universa civitas
-12 Et intravit Jesus in templum Dei
22-11 Intravit autem rex ut videret discumbentes
-12 Amice, quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem?
23-13 Vos enim non intratis, nec introeuntes sinitis intrare
24-38 Usq. ad eum diem quo intravit Noë in arcam
25-10 Et quæ paratæ erant, intraverunt cum eo
-21 Intra in gaudium domini tui
-23 Intra in gaudium domini tui
26-41 Vigilate, et orate ut non intretis in tentationem
Marc. 2- 1 Et iterum intravit Capharnaüm post dies
7-19 Quia non intrat in cor ejus, sed in ventrem vadit
-25 Intravit, et procidit ad pedes ejus
10-15 Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud
-25 Facilius est... quam divitem intrare in regnum Dei
14-38 Vigilate, et orate ut non intretis in tentationem
Luc. 1-40 Et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth
4-16 Et intravit secundum consuetudinem suam
6- 4 Quomodo intravit in domum Dei
- 6 Ut intraret in synagogam, et doceret
7- 1 Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaüm
- 6 Non enim sum dignus ut sub tectum meum intres
-44 Intravi in domum tuam : aquam pedibus meis non dedisti
Luc. 7-45 Hæc autem ex quo intravit, non cessavit osculari pedes meos
8-16 Sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen
-30 Quia intraverant dæmonia multa in eum
-33 Exierunt ergo dæmonia ab homine, et intraverunt in porcos
-41 Rogans eum ut intraret in domum ejus
-51 Non permisit intrare secum quemquam
9- 4 Et in quamcumque domum intraveritis, ibi manete
-34 Et timuerunt, intrantibus illis in nubem
-46 Intravit autem cogitatio in eos
-52 Et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum
10- 5 In quamcumque domum intraveritis, primum dicite
- 8 Et in quamcumque civitatem intraveritis
-10 In quamcumque a. civitatem intraveritis
-38 Ipse intravit in quoddam castellum
13-24 Contendite intrare per angustam portam
Multi, dico vobis, quærent intrare, et non poterunt
-25 Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium
14- 1 Et factum est cum intraret Jesus
-23 Et compelle intrare, ut impleatur domus m.
17-27 Usque in diem, qua intravit Noë in arcam
18-17 Quicumque non acceperit regnum Dei sicut puer, non intrabit in illud
-24 Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt
-25 Quam divitem intrare in regnum Dei
21-21 Et qui in regionibus, non intrent in eam
22- 3 Intravit autem Satanas in Judam
-10 Sequimini eum in domum, in quam intrat
-40 Orate, ne intretis in tentationem
-46 Orate, ne intretis in tentationem
24-26 Et ita intrare in gloriam suam
-29 Et intravit cum illis
Joan. 10- 1 Qui non intrat per ostium in ovile ovium
- 2 Qui a. intrat per ostium, pastor est ovium
Act. 1-21 Quo intravit et exivit inter nos Dom. Jesus
3- 8 Et intravit cum illis in templum ambulans
5-10 Intrantes autem juvenes invenerunt illam mortuam
-21 Qui cum audissent, intraverunt diluculo in templum
8- 3 Per domos intrans, et trahens viros ac mulieres
9-28 Et erat cum illis intrans et exiens in Jerus.
10-27 Et loquens cum illo intravit
14-19 Surgens intravit civitatem, et postera die profectus est
-21 Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei
18- 7 Intravit in domum cujusdam, nomine Titi Justi
19-30 Paulo autem volente intrare in populum
20-29 Quoniam intrabunt post discessionem meam
21- 8 Et intrantes domum Philippi Evangelistæ
-26 Postera die purificatus cum illis intravit in templum
23-16 Venit, et intravit in castra, nuntiavitq. Paulo
28- 8 Ad quem Paulus intravit : et...salvavit eum
Rom. 5-12 Per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit
11-25 Donec plenitudo gentium intraret
1 Cor. 14-23 Intrent autem idiotæ, aut infideles
-24 Intret autem quis infidelis, vel idiota
Hebr. 9-25 Quemadmodum pontifex intrat in sancta
Apoc. 3-20 Intrabo ad illum, et cœnabo cum illo
11-11 Spiritus vitæ a Deo intravit in eos
21-27 Non intrabit in eam aliquod coinquinatum
22-14 Et per portas intrent in civitatem

INTRODUCO.

Gen. 19-10 Et introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium
24-32 Et introduxit eum in hospitium, ac destravit camelos
-67 Qui introduxit eam in tabernaculum Saræ
29-23 Et vespere Liam filiam suam introduxit ad eum
31-50 Et si introduxeris alias uxores super eas
39-14 En introduxit virum Hebræum, ut illuderet
43-16 Introduc viros domum, et occide victimas
-17 Et introduxit viros domum
-18 Propter pecuniam... introducti sumus
-24 Et introductis domum, attulit aquam
47- 7 Post hæc introduxit Joseph patrem suum
Exod. 13- 5 Cumque introduxerit te Dominus in terram Chananæi
15-17 Introduces eos, et plantabis in monte hæreditatis tuæ

Exod. 23-20 Et introducat in locum quem paravi
-23 Introducet te ad Amorrhæum, et Hethæum
Levit. 18- 3 Ad quam ego introducturus sum vos
Num. 14-16 Non poterat introducere populum in terram
-31 Parvulos autem vestros... introducam
20-12 Non introducetis hos populos in terram
27-17 Et educere eos vel introducere
32-17 Donec introducamus eos ad loca sua
Deut. 4-38 Introduceret te, daretque tibi terram earum
6-10 Cumque introduxerit te Dominus Deus tuus
-23 Eduxit nos inde, ut introductis daret terram
7- 1 Cum introduxerit te Dominus Deus tuus in terram
8- 7 Deus tuus introducet te in terram bonam
9- 4 Propter justitiam meam introduxit me Dominus
-28 Non poterat Dominus introducere eos in terram
11-29 Cum vero introduxerit te Dominus Deus
21-12 Introduces eam in domum tuam
26- 9 Et introduxit ad locum istum, et tradidit nobis terram
28-37 Ad quos te introduxerit Dominus
30- 5 Atque introducet in terram, quam possederunt patres tui
31- 7 Tu e. introduces populum istum in terram
-20 Introducam enim eum in terram
-21 Antequam introducam eum in terram
-23 Tu enim introduces filios Israël in terram
33- 7 Et ad populum suum introduc eum
Josue. 24- 8 Et introduxi vos in terram Amorrhæi
Judic. 2- 1 Et introduxi in terram, pro qua juravi patribus vestris
12- 9 Accepit uxores, introducens in domum
19- 3 Et introduxit in domum patris sui
-21 Introduxitque eum in domum suam
1 Reg. 9-22 Introduxit eos in triclinium, et dedit eis locum
17-57 Tulit eum Abner, et introduxit coram Saüle
19- 7 Et introduxit Jonathas David ad Saül
20- 8 Et ad patrem tuum ne introducas me
21-15 Quod introduxistis istum, ut fureret me præsente
2 Reg. 6-17 Et introduxerunt arcam Domini
11-27 Et introduxit eam in domum suam
4 Reg. 9- 2 Et introduces in interius cubiculum
11- 4 Milites, introduxit ad se in templum Dom.
20-20 Et introduxerit aquas in civitatem
1 Par. 11- 2 Tu eras qui educebas, et introducebas Israël
13-12 Quomodo possum ad me introducere arcam
22-19 Ut introducatur arca fœderis Domini
2 Par. 28-13 Non introducetis huc captivos, ne peccemus Domino
Tobiæ. 7-19 Et introduxit illuc Saram filiam suam
8- 1 Postquam vero cœnaverunt, introduxerunt juvenem ad eam
Esth. 1-11 Ut introducerent reginam Vasthi coram rege
Cant. 1- 3 Introduxit me rex in cellaria sua
2- 4 Introduxit me in cellam vinariam
3- 4 Donec introducam illum in domum matris
Jerem. 3-14 Et introducam vos in Sion
35- 2 Et introduces eos in domum Domini
- 4 Et introduxi eos in domum Domini
Ezech. 8- 7 Et introduxit me ad ostium atrii
-14 Et introduxit me per ostium portæ domus Domini
-16 Et introduxit me in atrium domus Domini
11- 1 Et introduxit me ad portam domus Domini
40- 3 Et introduxit me illuc
-28 Et introduxit in me atrium interius
-32 Et introduxit in me atrium interius per viam Orientalem
-35 Et introduxit me ad portam
-48 Et introduxit me in vestibulum templi
41- 1 Et introduxit me in templum
42- 1 Et introduxit me in gazophylacium
43- 5 Et introduxit me in atrium interius
46-19 Et introduxit me per ingressum
Dan. 1- 3 Et ait rex... ut introduceret de filiis Israël
-18 Completis itaque diebus, post quos dixerat rex ut introducerentur : introduxit eos præpositus eunuchorum
2-24 Introduc me in conspectu regis
-25 Tunc Arioch festinus introduxit Danielem ad regem
4- 3 Propositum est decretum ut introducerentur in conspectu meo
5- 7 Ut introducerent magos, Chaldæos, et aruspices
-13 Igitur introductus est Daniel coram rege
Luc. 14-21 Et pauperes, ac debiles, et cæcos, et claudos introduc huc
Joan. 18-16 Et dixit ostiariæ, et introduxit Petrum

Act. 9- 8 Ad manus autem illum trahentes, introduxerunt Damascum
10-23 Introducens ergo eos, recepit hospitio
21-29 Quoniam in templum introduxisset Paulus
Hebr. 1- 6 Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terræ
2 Petr. 2- 1 Magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis
-10 Sectas non metuunt introducere, blasphemantes

INTRODUCTIO.

Hebr. 7-19 Introductio vero melioris spei, per quam proximamus ad Deum

INTROEO.

Gen. 7-16 Ex omni carne introierunt, sicut præceperat ei Deus
19- 5 Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte?
25-18 Quæ respicit Ægyptum introeuntibus Assyrios
38- 9 Introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram
40- 6 Ad quos cum introisset Joseph mane
43-30 Et introiens cubiculum, flevit
Exod. 1- 1 Singuli cum domibus suis introierunt
10- 3 Introierunt ergo Moyses et Aaron ad Pharaonem
12-25 Cumque introieritis terram, quam Dominus daturus est
23-28 Qui fugabunt Hevæum...antequam introeas
Levit. 14-48 Quod si introiens sacerdos viderit lepram non crevisse
Deut. 9- 5 Quia illæ egerunt impie, introeunte te deletæ sunt
11- 8 Et possitis introire, et possidere terram
12-30 Postquam te fuerint introeunte subversæ
27- 3 Ut introeas terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi
2 Reg. 17-17 Non enim poterant videri, aut introire civitatem
3 Reg. 1-23 Cumque introisset in conspectu regis
11-18 Introierunt Ægyptum ad Pharaonem regem
14- 6 Sonitum pedum ejus introeuntis per ostium
4 Reg. 6-32 Claudite ostium, et non sinatis eum introire
11- 6 Tertia pars vestrum introeat sabbato
- 8 Eritisque cum rege introeunte et egrediente
2 Par. 12-11 Cumque introiret rex domum Domini
23-20 Et introire per medium portæ superioris
2 Esdr. 13- 1 Quod non debeant introire Ammonites et Moabites
Tobiæ. 5-10 Admiratus pater, rogavit ut introiret ad eum
11- 7 At ubi introieris domum tuam, statim adora Dominum
Judith. 12- 1 Tunc jussit eam introire ubi repositi erant thesauri ejus
- 5 Et petiit, dum introiret, ut daretur ei copia nocte
- 6 Ut sicut placeret illi, exiret et introiret ad adorandum Deum suum
- 9 Et introiens, munda manebat in tabernaculo
-12 Tunc introivit Vagao ad Judith, et dixit Non vereatur, bona puella, introire ad dominum meum
Psal. 5- 8 Introibo in domum tuam
17- 7 Clamor meus in conspectu ejus, introivit in aures ejus
23- 7 Et introibit rex gloriæ
- 9 Et introibit rex gloriæ
25- 4 Et cum iniqua gerentibus non introibo
42- 4 Et introibo ad altare Dei
48-20 Introibit usque in progenies patrum suorum
62-10 Introibunt in inferiora terræ
65-13 Introibo in domum tuam in holocaustis
70-15 Introibo in potentias Domini
78-11 Introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum
94-11 Si introibunt in requiem meam
95- 8 Tollite hostias, et introite in atria ejus
99- 2 Introite in conspectu ejus, in exultatione
- 4 Introite portas ejus in confessione
131- 3 Si introiero in tabernaculum domus meæ
- 7 Introibimus in tabernaculum ejus
Prov. 23-10 Et agrum pupillorum ne introeas
Sap. 1- 4 Quoniam in malevolam animam non introibit sapientia
2-24 Invidia autem diaboli mors introivit
Eccli. 4-14 Et quo introibit, benedicet Deus
39- 2 Et in versutias parabolarum simul introibit
Isai. 2-19 Et introibunt in speluncas petrarum
24-10 Clausa est omnis domus nullo introeunte
37-24 Et introibo altitudinem summitatis ejus
38- 1 Introivit ad eum Isaias filius Amos propheta

Isai. 39- 3 Introivit autem Isaias propheta ad Ezechiam regem
Jerem. 14-18 Et si introiero in civitatem, ecce attenuati fame
34- 3 Et os ejus cum ore tuo loquetur, et Babylonem introibis
41-17 Ut pergerent, et introirent Ægyptum
Baruc. 6-16 Oculi eorum pleni sunt pulvere a pedibus introeuntium
Ezech. 36-20 Ingressi sunt ad gentes, ad quas introierunt
Dan. 10- 3 Et caro et vinum non introierunt in os
11-41 Et introibit in terram gloriosam
Abdiæ. - 5 Si fures introissent ad te... quomodo conticuisses?
Si vindemiatores introissent ad te
Jonæ. 3- 4 Et cœpit Jonas introire in civitatem
Zach. 8-10 Neque introeunti, neque exeunti erat pax
1 Mac. 8-19 Et introierunt curiam, et dixerunt
11- 3 Cum autem introiret civitatem Ptolemæus
2 Mac. 8- 1 Et qui cum illo erant, introibant latenter in castellum
Matth. 8- 5 Cum autem introisset Capharnaüm, accessit ad eum centurio
23-13 Nec introeuntes sinitis intrare
Marc. 1-45 Non posset manifeste introire in civitatem
2-26 Quomodo introivit in domum Dei sub Abiathar
3- 1 Et introivit iterum in synagogam
4-19 Concupiscentiæ introeuntes suffocant verbum
5-12 Mitte nos in porcos, ut in eos introeamus
6-10 Quocumque introieritis in domum, illic manete
-22 Cumque introisset filia ipsius Herodiadis
-25 Cumque introisset statim cum festinatione ad regem
-56 Quocumque introibat, in vicos, vel in villas
7-15 Nihil est extra hominem introiens in eum
-17 Et cum introisset in domum a turba
-18 Quia omne extrinsecus introiens in hominem
8-26 Et si in vicum introieris, nemini dixeris
9-24 Et amplius ne introeas in eum
-27 Et cum introisset in domum
-42 Bonum est tibi debilem introire in vitam
-44 Bonum est tibi claudum introire in vitam æternam
-46 Bonum est tibi luscum introire in regn. Dei
10-23 Quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt!
-24 Quam difficile est... regnum Dei introire!
11- 2 Et statim introeuntes illuc, invenietis pullum ligatum
-11 Et introivit Jerosolymam in templum
-15 Et cum introisset in templum, cœpit ejicere
13-15 Nec introeat ut tollat quid de domo sua
14-14 Et quocumque introierit, dicite domino domus
15-43 Et audacter introivit ad Pilatum
16- 5 Et introeuntes in monumentum viderunt juvenem
Luc. 4-38 Surgens autem Jesus de synagoga, introivit in domum Simonis
11-52 Quia tulistis clavem scientiæ, ipsi non introistis
Et eos, qui introibant, prohibuistis
15-28 Indignatus est autem, et nolebat introire
19-30 In quod introeuntes, invenietis pullum asinæ
22-10 Ecce introeuntibus vobis in civitatem
Joan. 3- 4 Numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire, et renasci?
- 5 Non potest introire in regnum Dei
4-38 Et vos in labores eorum introistis
6-22 Quia non introisset cum Discipulis suis Jesus
10- 9 Per me si quis introierit, salvabitur
13-27 Et post buccellam, introivit in eum Satanas
18- 1 Ubi erat hortus, in quem introivit ipse
-15 Et introivit cum Jesu in atrium pontificis
-28 Et ipsi non introierunt in prætorium
-33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatus
20- 5 Vidit posita linteamina, non tamen introivit
- 6 Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum
- 8 Tunc ergo introivit et ille Discipulus
Act. 1-13 Cum introissent in cœnaculum, ascenderunt
3- 2 Ut peteret eleemosynam ab introeuntibus in templum
- 3 Cum vidisset Petrum et Joannem incipientes introire in templum
5- 7 Nesciens quod factum fuerat, introivit
9-12 Introeuntem, et imponentem sibi manus
-17 Et abiit Ananias, et introivit in domum
10- 3 Angelum Dei introeuntem ad se, et dicentem sibi
-24 Altera autem die introivit Cæsaream

Act. 10-25 Et factum est cum introisset Petrus
11- 3 Quare introisti ad viros præputium habentes?
- 8 Commune aut immundum nunquam introivit in os meum
-20 Et Cyrenæi, qui cum introissent Antiochiam
14- 1 Ut simul introirent in synagogam Judæorum
16-15 Introite in domum meam, et manete
-40 Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam
17- 2 Secundum consuetudinem autem Paulus introivit ad eos
-10 Qui cum venissent, in synagogam Judæorum introierunt
21-18 Sequenti a. die introibat Paulus nobiscum
25-23 Et introissent in auditorium cum tribunis
Hebr. 3-11 Si introibunt in requiem meam
-18 Quibus autem juravit non introire in requiem ipsius
-19 Et videmus, quia non potuerunt introire propter incredulitatem
4- 1 Relicta pollicitatione introeundi in requiem
- 3 Si introibunt in requiem meam
- 5 Si introibunt in requiem meam
- 6 Quoniam ergo superest introire quosdam in illam
Non introierunt propter incredulitatem
6-20 Ubi præcursor pro nobis introivit Jesus
9- 6 In priori quidem tabernaculo semper introibant sacerdotes
-12 Sed per proprium sanguinem, introivit semel in Sancta
-24 Non e. in manufacta Sancta Jesus introivit
Jacob. 2- 2 Si introierit in conventum vestrum
Introierit aut. et pauper in sordido habitu
5- 4 Et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit
Apoc. 15- 8 Et nemo poterat introire in templum

INTROFERO.

*2Esdr.*12-43 Ut introferrent per eos principes civitatis

INTROGREDIOR.

1 Reg. 23- 7 Conclususque est, introgressus urbem
4 Reg. 9-34 Cumque introgressus esset, ut comederet
*Ezech.*41- 3 Et introgressus intrinsecus mensus est
Dan. 5-15 Et nunc introgres sunt in conspectu meo
Act. 16-29 Petitoque lumine, introgressus est
19- 8 Introgressus autem synagogam, cum fiducia loquebatur

INTROITUS.

Gen. 30-30 Benedixitque tibi Deus ad introitum meum
Exod. 26-36 Et tentorium in introitu tabernaculi de hyacintho
27-16 In introitu vero atrii fiet tentorium
36-37 Fecit et tentorium in introitu tabernaculi
38-15 Quia inter utraque introitum tabernaculi fecit
-18 Et in introitu ejus opere plumario fecit tentorium
-26 Et introitus ubi velum pendet
-30 Fusæ sunt bases in introitu tabernaculi testimonii
39-38 Et tentorium in introitu tabernaculi
40- 5 Tentorium in introitu tabernaculi pones
-26 Posuit et tentorium in introitu tabernaculi
-31 Ducto in introitu ejus tentorio
Levit. 3- 2 Quæ immolabitur in introitu tabernaculi
-13 Immolabitque in introitu tabernaculi
4- 7 In basim altaris holocausti in introitu tabernaculi
Num. 3-26 Quod appenditur in introitu atrii tabernaculi
4-25 Quod pendet in introitu tabernaculi fœderis
-26 Et velum in introitu quod est ante tabernaculum
6-10 Offeret duos turtures... in introitu fœderis testimonii
12- 5 Stetit in introitu tabernaculi, vocans Aaron
16-27 Egressi stabant in introitu papilionum suorum
Deut. 4-38 Ut deleret nationes maximas et fortiores te in introitu tuo
8-20 Quas delevit Dominus in introitu tuo
18-12 Propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo
31-15 Quæ stetit in introitu tabernaculi
Josue. 2-10 Audivimus quod siccaverit aquas maris Rubri ad vestrum introitum
-11 Nec remansit in nobis spiritus ad introitum vestrum
5- 1 Timentium introitum filiorum Israël
8-29 Projeceruntque in ipso introitu civitatis
Judic. 1-24 Ostende nobis introitum civitatis
3- 3 De monte Baalhermon usque ad introitum Emath
6- 4 Cuncta vastabant usque ad introitum Gazæ
- 9 Ejecique eos ad introitum vestrum
9-35 Et stetit in introitu portæ civitatis
1 Reg. 29- 6 Et introitus tuus mecum est in castris
2 Reg. 3-25 Et sciret exitum tuum et introitum tuum
10- 8 Et direxerunt aciem ante ipsum introitum portæ
15- 2 Consurgens Absalom, stabat juxta introitum portæ
3 Reg. 3- 7 Et ignorans egressum et introitum meum
6-33 Fecitque in introitu templi postes
8-65 Ab introitu Emath usque ad rivum Ægypti
14-12 Et in ipso introitu pedum tuorum in urbem
4 Reg. 7- 3 Quatuor ergo viri erant leprosi juxta introitum portæ
-17 Quem conculcavit turba in introitu portæ
9-30 Porro Jezabel introitu ejus audito
10- 8 Juxta introitum portæ usque mane
11-16 Et impegerunt eam per viam introitus Equorum
14-25 Ab introitu Emath usq. ad mare solitudinis
19-27 Introitum tuum, et viam tuam ego præscivi
23- 8 In introitu ostii Josuë principis civitatis
-11 In introitu templi Domini juxta exedram
1 Par. 5- 9 Plagam habitavit usque ad introitum eremi
9-19 Per vices castrorum Domini custodientes introitum
2 Par. 7- 8 Ab introitu Emath usque ad torrentem Ægypti
23-13 Cumque vidisset regem stantem super gradum in introitu
26- 8 Divulgatum est nomen ejus usque ad introitum Ægypti
33-14 Ab introitu portæ Piscium per circuitum usque ad Ophel
Psal. 120- 8 Dominus custodiat introitum tuum
Sap. 7- 6 Unus ergo introitus est omnibus ad vitam
Isai. 37-28 Egressum tuum, et introitum tuum cognovi
Jerem. 1-15 In introitu portarum Jerusalem, et super omnes muros ejus
19- 2 Quæ est juxta introitum portæ fictilis
26-10 Sederunt in introitu portæ domus Domini
36-10 In introitu portæ novæ domus Domini
Ezech. 8- 5 Idolum zeli in ipso introitu
10-19 Et stetit in introitu portæ domus Domini
11- 1 Et ecce in introitu portæ viginti quinque viri
26-10 Quasi per introitum urbis dissipatæ
27- 3 Et dices Tyro, quæ habitat in introitu maris
42- 9 Introitus ab Oriente ingredientium in ea de atrio exteriori
-11 Et omnis introitus eorum, et similitudines
43-11 Fabricæ e. exitus, et introitus... ostende eis
44-27 In die introitus sui in sanctuarium
Dan. 14-12 Quia fecerant sub mensa absconditum introitum
Amos. 6-15 Et conteret vos ab introitu Emath
1 Mac. 14- 5 Et fecit introitum in insulis maris
-21 Et gavisi sumus in introitu eorum
1 Thes. 1- 9 Annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos
2- 1 Nam ipsi scitis, fratres, introitum nostrum ad vos
Hebr. 10-19 Habentes itaque, fratres, fiduciam in introitu Sanctorum
2 Petr. 1-11 Introitus in æternum regnum Domini nostri

INTROMITTO.

*Ezech.*37- 5 Ecce ego intromittam in vos spiritum, et vivetis
Dan. 14-41 Porro illos... intromisit in lacum

INTROSPICIO.

Dan. 14-39 Et venit ad lacum, et introspexit

INTUEOR.

Gen. 19-28 Intuitus est Sodomam et Gomorrham
30-39 Oves intuerentur virgas, et parerent maculosa
31-49 Intueatur et judicet Dominus inter nos
Levit. 13-32 Et die septimo intuebitur
-39 Intuebitur eos sacerdos
Num. 14-23 Nec quisquam ex illis qui detraxit mihi, intuebitur eam
22-41 Et intuitus est extremam partem populi
24- 4 Qui visionem Omnipotentis intuitus est
-17 Intuebor illum, sed non prope
Judic. 13-19 Ipse autem et uxor ejus intuebantur
1 Reg. 16- 7 Dominus autem intuetur cor
3 Reg. 3-21 Quem diligentius intuens clara luce
Tobiæ. 7- 2 Intuensque Tobiam Raguël, dixit Annæ
Judith. 6-15 Intuere superbiam eorum, et respice ad nostram humilitatem
Job. 16-10 Hostis meus terribilibus oculis me intuitus est
20- 9 Neque ultra intuebitur eum locus suus
26-14 Quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri?
27-23 Et sibilabit super illum, intuens locum ejus
28- 7 Nec intuitus est eam oculus vulturis
-24 Ipse enim fines mundi intuetur
35- 5 Suspice cœlum et intuere, et contemplare æthera
-13 Et Omnipotens causas singulorum intuebitur
36-25 Homines vident eum, unusquisque intuetur procul
Prov. 23-31 Ne intuearis vinum quando flavescit
Cant. 6-12 Revertere, revertere, ut intueamur te
Eccli. 4-16 Et qui intuetur illam, permanebit confidens
23-28 Et hominum corda intuentes in absconditas partes
33-15 Et sic intuere in omnia opera Altissimi
Isai. 8-22 Et ad terram intuebitur
42-18 Et cæci, intuemini ad videndum
43-18 Et antiqua ne intueamini
Jerem. 4-25 Intuitus sum, et non erat homo
42- 2 Sicut oculi tui nos intuentur
Thren. 5- 1 Intuere, et respice opprobrium nostrum
Dan. 3-55 Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes super cherubim
14-17 Intuitus rex mensam, exclamavit voce mag.
2 Mac. 6-20 Intuens autem, quemadmodum oporteret accedere
*Matth.*16- 6 Intuemini, et cavete a fermento Pharisæorum
Marc. 6-41 Intuens in cœlum, benedixit, et fregit panes
10-21 Jesus autem intuitus eum, dilexit eum
-27 Et intuens illos Jesus, ait : Apud homines
Luc. 22-56 Et eum fuisset intuita, dixit : Et hic cum illo erat
Joan. 1-42 Intuitus a. eum Jesus, dixit : Tu es Simon
Act. 1-10 Cumque intuerentur in cœlum euntem illum
3- 4 Intuens autem in eum Petrus cum Joanne
-12 Viri Israëlitæ... aut nos quid intuemini
6-15 Et intuentes eum omnes, qui sedebant in concilio
10- 4 At ille intuens eum, timore correptus, dixit
11- 6 In quod intuens considerabam, et vidi quadrupedia
13- 9 Paulus, repletus Spiritu sancto, intuens in eum
14- 8 Qui intuitus eum, et videns quia fidem haberet
Hebr. 7- 4 Intuemini autem quantus sit hic
13- 7 Quorum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem

INTUITUS.

1 Reg. 16- 7 Nec juxta intuitum hominis ego judico
Prov. 20- 8 Dissipat omne malum intuitu suo
Eccle. 11- 9 In viis cordis tui, et in intuitu oculorum tuorum
Isai. 21- 7 Et contemplatus est diligenter multo intuitu
*Ezech.*10-22 Et intuitus eorum, et impetus singulorum
Dan. 2-31 Et intuitus ejus erat terribilis

INTUMESCO.

Gen. 38-24 Et videtur uterus illius intumescere
Deut. 17-13 Ut nullus deinceps intumescat superbia
Josue. 3-16 Et ad instar montis intumescentes apparebant procul
Job. 16-17 Facies mea intumuit a fletu
Isai. 51-15 Conturbo mare, et intumescunt fluctus ejus
Jerem. 5-22 Intumescent fluctus ejus, et non transibunt
46- 7 Veluti fluviorum, intumescunt gurgites ejus
*Ezech.*16- 7 Ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit
47- 5 Quoniam intumuerant aquæ profundi torrentis
Jonæ. 1-11 Quia mare ibat et intumescebat
-13 Quia mare ibat, et intumescebat super eos

INTUS.

Exod. 2- 3 Posuitque intus infantulum, et exposuit eum
25-11 Deaurabis eam auro mundissimo intus et foris
37- 1 Vestivitq. eam auro purissimo intus ac foris
38- 7 Sed cavum ex tabulis, et intus vacuum
Deut. 32-25 Foris vastavit eos gladius, et intus pavor
1 Reg. 21- 7 Erat a. ibi vir.. intus in tabernaculo Domini
Psal. 44-14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus
Sap. 17-12 Et dum ab intus minor est expectatio
Ezech. 2- 9 Qui erat scriptus intus et foris
Dan. 13-18 Nesciebant senes intus esse absconditos
2 Mac. 10-34 At hi qui intus erant, loci firmitate confisi
12-14 Qui intus erant, confidentes in stabilitate murorum
-28 Et ex eis qui intus erant

2 *Mac.* 13-20 His autem, qui intus erant, Judas necessaria mittebat
Matth. 23-25 Intus autem pleni estis rapina et immunditia
-26 Pharisæe cæce, munda prius quod intus est
-27 Intus vero plena sunt ossibus mortuorum
-28 Intus autem pleni estis hypocrisi, et iniquitate
Marc. 7-21 Ab intus enim de corde hominum malæ cogitationes procedunt
-23 Omnia hæc mala ab intus procedunt
Luc. 11-39 Quod autem intus est vestrum, plenum est rapina
Joan. 20-26 Iterum erant Discipuli ejus intus; et Thomas cum eis
Act. 5-23 Aperientes a. neminem intus invenimus
1 *Cor.* 5-12 Nonne de iis, qui intus sunt, vos judicatis?
2 *Cor.* 4-16 Tamen is, qui intus est, renovatur de die in diem
7- 5 Foris pugnæ, intus timores
Apoc. 4- 8 Et in circuitu, et intus plena sunt oculis
5- 1 Et vidi... librum scriptum intus et foris

INULTUM.

Job. 24-12 Et Deus inultum abire non patitur

INUNDATIO.

Deut. 33-19 Qui inundationem maris quasi lac sugent
Job. 21-17 Et superveniet eis inundatio
Eccli. 21-16 Scientia sapientis tanquam inundatio abundabit
Isai. 60- 6 Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et Epha
Ezech. 26-10 Inundatione equorum ejus operiet te pulvis
Luc. 6-48 Inundatione autem facta, illisum est flumen domui illi

INUNDO.

Gen. 7- 6 Quando diluvii aquæ inundaverunt super terram
-10 Septem dies, aquæ diluvii inundaverunt super terram
-18 Vehementer enim inundaverunt: et omnia repleverunt
1 *Par.* 12-15 Quando inundare consuevit super ripas s.
Job. 3-24 Tanquam inundantes aquæ, sic rugitus meus
22-11 Et impetu aquarum inundantium non oppressum iri
Psal. 77-20 Fluxerunt aquæ, et torrentes inundaverunt
Eccli. 39-27 Benedictio illius quasi fluvius inundavit
Isai. 8- 8 Et ibit per Judam, inundans, et transiens
10-22 Consummatio abbreviata inundabit justitiam
17-13 Sonabunt populi sicut sonitus aquarum inundantium
28- 2 Sicut impetus aquarum multarum inundantium
-15 Flagellum inundans cum transierit, non veniet super nos
-17 Et protectionem aquæ inundabunt
-18 Flagellum inundans cum transierit, eritis ei in conculcationem
30-28 Spiritus ejus velut torrens inundans usque ad medium colli
66-12 Et quasi torrentem inundantem gloriam gentium
Jerem. 47- 2 Erunt quasi torrens inundans
Thren. 3-54 Inundaverunt aquæ super caput meum
Ezech. 13-11 Erit enim imber inundans
Dan. 11-10 Et veniet properans, et inundans
Osee. 4- 2 Et furtum, et adulterium inundaverunt
1 *Mac.* 2-30 Quoniam inundaverunt super eos mala
2 *Petr.* 3- 6 Ille tunc mundus aqua inundatus periit

INUNGO.

Apoc. 3-18 Et collyrio inunge oculos tuos, ut videas

INUTILIS, E.

Job. 15-16 Quanto magis abominabilis et inutilis homo
Psal. 13- 3 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt
52- 4 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt
Prov. 6-12 Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso
14-35 Iracundiam ejus inutilis sustinebit
Sap. 2-11 Quod enim infirmum est, inutile invenitur
-12 Circumveniamus ergo justum, quoniam inutilis est nobis
3-11 Labores sine fructu, et inutilia opera eorum
4- 5 Et fructus illorum inutiles, et acerbi
13-10 Aut lapidem inutilem opus manus antiquæ
-18 Et in adjutorium inutilem invocat
-19 Ab eo, qui in omnibus est inutilis
Eccli. 4-34 Et inutilis, et remissus in operibus tuis
15-22 Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium et inutilium
37-21 Et animæ suæ inutilis est
Isai. 14-19 Quasi stirps inutilis pollutus, et obvolutus
59- 6 Opera eorum opera inutilia
- 7 Cogitationes eorum cogitationes inutiles
Jerem. 48-38 Quoniam contrivi Moab sicut vas inutile
49- 7 Inutilis facta est sapientia eorum
Baruc. 6-15 Vas hominis confractum inutile efficitur
Osee. 10- 4 Loquimini verba visionis inutilis
Amos. 5- 5 Quia... et Bethel erit inutilis
Mich. 2- 1 Væ qui cogitatis inutile
Zach. 10- 2 Quia simulacra locuta sunt inutile
2 *Mac.* 7- 5 Cum jam per omnia inutilis factus esset
Matth. 25-30 Inutilem servum ejicite in tenebras
Luc. 17-10 Dicite: Servi inutiles sumus
Rom. 3-12 Simul inutiles facti sunt
1 *Tim.* 6- 9 Desideria multa inutilia, et nociva
Tit. 3- 9 Sunt enim inutiles, et vanæ
Phile. -11 Qui tibi aliquando inutilis fuit

INUTILITAS.

Hebr. 7-18 Propter infirmitatem ejus, et inutilitatem

INVADO.

Gen. 15-12 Et horror magnus et tenebrosus invasit eum
35- 5 Terror Dei invasit omnes per circuitum civitates
Exod. 21- 32 Si servum, ancillamque invaserit
1 *Reg.* 11- 7 Invasit ergo timor Domini populum
17-53 Et revertentes filii Israël... invaserunt castra eorum
18-10 Post diem autem alteram, invasit spiritus Dei malus Saül
2 *Reg.* 16- 8 Quoniam invasisti regnum pro eo
1 *Par.* 7-21 Quia descenderant ut invaderent possession.
2 *Par.* 14-14 Grandis quippe cunctos terror invaserat
Tobiæ. 6- 3 Clamavit voce magna, dicens: Domine, invadit me
Judith. 4- 2 Tremor et horror invasit sensus eorum
11-10 Insuper etiam fames invasit eos
Esth. 8-17 Grandis enim cunctos Judaïci nominis terror invaserat
Job. 1-17 Et invaserunt camelos, et tulerunt eos
18-12 Et inedia invadat costas illius
-20 Stupebunt novissimi, et primos invadet horror
Ezech. 38-12 Ut diripias spolia, et invadas prædam
Osee. 13- 1 Loquente Ephraïm, horror invasit Israël
Marc. 16- 8 Invaserat enim eas tremor et pavor
Act. 28- 3 Vipera a calore cum processisset, invasit manum ejus

INVALEO *et* INVALESCO.

Gen. 30- 8 Comparavit me Deus cum sorore mea, et invalui
Levit. 25-47 Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini
4 *Reg.* 14-10 Percutiens invaluisti super Edom
2 *Par.* 17- 1 Regnavit autem Josaphat... et invaluit contra Israël
Jerem. 20- 7 Fortior me fuisti, et invaluisti
Thren. 1-16 Facti sunt filii mei perditi, quoniam invaluit inimicus
Dan. 4-19 Tu es, rex, qui magnificatus es, et invaluisti
11- 2 Et cum invaluerit divitiis suis, concitabit omnes
Osee. 12- 4 Et invaluit ad Angelum, et confortatus est
Abdiæ. - 7 Invaluerunt adversum te viri pacis tuæ
Malac. 3-13 Invaluerunt super me verba vestra
1 *Mac.* 6- 6 Et invaluerunt armis, et viribus, et spoliis multis
10-50 Et invaluit prælium nimis, donec occidit sol
Luc. 23- 5 At illi invalescebant, dicentes: Commovet populum
-23 Et invalescebant voces eorum
Act. 19-16 Et dominatus amborum, invaluit contra eos

INVALIDUS, A, UM.

Num. 11-23 Numquid manus Domini invalida est?
Prov. 30-26 Lepusculus, plebs invalida, qui collocat in petra cubile suum

INVENIO.

Gen. 2-12 Ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus
-20 Adæ vero non inveniebatur adjutor similis
4-14 Omnis igitur qui invenerit me, occidet me
-15 Ut non interficeret eum omnis qui invenisset eum
6- 8 Noë vero invenit gratiam coram Domino
8- 9 Quæ cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus
11- 2 Invenerunt campum in terra Sennaar
16- 7 Cumque invenisset eam Angelus Domini
18- 3 Domine, si inveni gratiam in oculis tuis
-26 Si invenero Sodomis quinquaginta justos
-28 Non delebo, si invenero ibi quadraginta quinque
-29 Sin autem quadraginta ibi inventi fuerint
-30 Non faciam, si invenero ibi triginta
-31 Quid si ibi inventi fuerint viginti?
-32 Quid si inventi fuerint ibi decem?
19-11 Ita ut ostium invenire non possent
-19 Quia invenit servus tuus gratiam coram te
26-12 Et invenit in ipso anno centuplum
-32 Atque dicentes: Invenimus aquam
27-20 Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti, fili mi?
30-27 Ait illi Laban: Inveniam gratiam in conspectu tuo
31-32 Apud quemcumque inveneris deos tuos
Scrutare quidquid tuorum apud me inveneris
-33 Ingressus itaque Laban... non invenit
-34 Scrutantique omne tentorium, et nihil invenienti
-37 Quid invenisti de cuncta substantia domus
32- 5 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo
-19 Iisdem verbis loquimini ad Esaü, cum inveneritis eum
33- 8 Ut invenirem gratiam coram domino meo
-10 Sed si inveni gratiam in oculis tuis
-15 Ut inveniam gratiam in conspectu tuo, do.
34-11 Inveniam gratiam coram vobis
36-24 Ana, qui invenit aquas calidas in solitudine
37-15 Invenitque eum vir errantem in agro
-17 Post fratres suos, et invenit eos in Dothaïn
-29 Reversusque Ruben ad cisternam, non invenit puerum
-32 Mittentes qui... et dicerent: Hanc invenimus
38-20 Qui cum non invenisset eam
-22 Et dixit ei: Non inveni eam
-23 Et tu non invenisti eam
39- 4 Invenitq. Joseph gratiam coram domino suo
41-38 Num invenire poterimus talem virum
-39 Numquid.. consimilem tui invenire potero?
43-12 Illam, quam invenistis in sacculis, reportate
-21 Et invenimus pecuniam in ore saccorum
44- 8 Quam invenimus in summitate saccorum
- 9 Apud quemcumque fuerit inventum servor.
-10 Apud quemcumque fuerit inventum
-12 Invenit scyphum in sacco Benjamin
-16 Deus invenit iniquitatem servorum tuorum
47-29 Si inveni gratiam in conspectu tuo
50- 4 Si inveni gratiam in conspectu vestro
Exod. 5-11 Ite, et colligite sicubi invenire poteritis
9-19 Et universa quæ inventa fuerint foris
12-19 Fermentum non invenietur in domibus vest.
15-22 Per solitudinem, et non inveniebant aquam
16-24 Neque vermis inventus est in eo
-25 Non invenietur hodie in agro
-26 Sabbatum est Dom., idcirco non invenietur
-27 Egressi de populo ut colligerent, non invenerunt
22- 2 Si effringens fur domum... fuerit inventus
- 4 Si inventum fuerit apud eum quod furatus est
- 6 Si egressus ignis invenerit spinas
- 7 Si invenitur fur, duplum reddet
33-12 Novi te... et invenisti gratiam coram me
-13 Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo
Et inveniam gratiam ante oculos tuos
-16 Scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo
-17 Faciam: invenisti enim gratiam coram me
34- 9 Si inveni gratiam in conspectu tuo, Domine
Levit. 6- 3 Sive rem perditam invenerit, et inficians
7-17 Quidquid autem tertius invenerit dies
12- 8 Quod si non invenerit manus ejus
13-51 Pollutum judicabit vestimentum, et omne in quo fuerit inventa
14- 3 Cum invenerit lepram esse mundatam
-21 Non potest manus ejus invenire quæ dicta s.
-39 Considerabit eam: si invenerit crevisse lepram
25-26 Pretium ad redimendum potuerit invenire
-28 Quod si non invenerit manus ejus ut reddat
Num. 3-17 Et inventi sunt filii Levi per nomina sua
4-36 Inventi sunt duo millia septingenti quinquaginta
-40 Et inventi sunt duo millia sexcenti triginta
-44 Et inventi sunt tria millia ducenti
5-13 Quia non est inventa in stupro
6-21 Exceptis his quæ invenerit manus ejus
11-11 Quare non invenio gratiam coram te?
-15 Et inveniam gratiam in oculis tuis
15-32 Et invenissent hominem colligentem ligna
17- 8 Regressus invenit germinasse virgam Aaron
23- 6 Reversus invenit stantem Balac juxta holoc.

Num. 23-17 Reversus invenit eum stantem juxta holoc.
26- 7 Numerus inventus est, quadraginta tria millia
31-50 Quod in præda auri potuimus invenire
32- 5 Precamurque si invenimus gratiam coram te
35-21 Cognatus occisi statim ut invenerit eum, jugulabit
-27 Fuerit inventus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis
Deut. 4-29 Cumque quæsieris ibi Dominum Deum tuum, invenies eum
-30 Postq. te invenerint omnia quæ prædicta s.
13-14 Si inveneris certum esse quod dicitur
18-10 Nec inveniatur in te qui lustret filium suum
19-18 Cumque diligentissime perscrutantes, invenerint falsum testem dixisse
21- 1 Quando inventum fuerit in terra
22- 3 Si inveneris eam, ne negligas quasi alienam
- 6 In arbore vel in terra nidum avis inveneris
-14 Et ingressus ad eam non inveni virginem
-17 Ut dicat : Non inveni filiam tuam virginem
-20 Et non est in puella inventa virginitas
-23 Et invenerit eam aliquis in civitate
-28 Si invenerit vir puellam virginem
24- 1 Et non invenerit gratiam ante oculos ejus
31-17 Invenient eum omnia mala et afflictiones
Invenerunt me hæc mala
-21 Postquam invenerint eum mala multa
32-10 Invenit eum in terra deserta, in loco horroris
Josue. 7-14 Et quamcumque tribum sors invenerit, accedet
-16 Per tribus suas, et inventa est tribus Juda
-17 Quæ cum... esset oblata, inventa est familia Zare
-18 Invenit Achan filium Charmi, filii Zabdi
10-17 Quod inventi essent quinque reges latentes
Judic. 1- 5 Inveneruntque Adonibezec in Bezec
3-25 Et aperientes invenerunt dominum suum
6-17 Et ille, Si inveni, inquit, gratiam coram te
14-18 Non invenissetis propositionem meam
15-15 Inventamque maxillam, id est, mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens
20-15 Inventique sunt viginti quinque millia
-17 Inventa sunt quadringenta millia educentium gladios
21- 8 Ecce inventi sunt habitatores Jabes Galaad
-12 Inventæque sunt de Jabes Galaad quadringentæ virgines
Ruth. 1- 9 Det vobis invenire requiem in domibus
2-10 Ut invenirem gratiam ante oculos tuos
-13 Inveni gratiam apud oculos tuos, domine mi
-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram
1 Reg. 1-18 Utinam inveniat ancilla tua gratiam in oculis tuis
5- 4 Invenerunt Dagon jacentem super faciem s.
9- 4 Et per terram Salisa, et non invenissent
- 8 Ecce inventa est in manu mea quarta pars
-11 Invenerunt puellas egredientes ad hauriendam aquam
-13 Ingredientes urbem, statim invenietis eum
-20 De asinis... ne sollicitus sis, quia inventæ s.
10- 2 Invenies duos viros juxta sepulcr. Rachel
Inventæ sunt asinæ, ad quas ieras perquirendas
- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes
- 7 Fac quæcumque invenerit manus tua
-16 Indicavit nobis quia inventæ essent asinæ
-21 Quæsierunt ergo eum, et non est inventus
12- 5 Quia non inveneritis in manu mea quippiam
13-15 Et recensuit Saül populum, qui inventi fuerant cum eo, quasi sexcentos viros
-19 Porro faber ferrarius non inveniebatur
-22 Non est inventus ensis et lancea in manu
16-22 Invenit enim gratiam in oculis meis
19-16 Inventum est simulacrum super lectum
20- 3 Scit profecto pater tuus quia inveni gratiam
-29 Si inveni gratiam in oculis tuis, vadam cit
21- 3 Panes da mihi, aut quidquid inveneris
23-17 Neque e. inveniet te manus Saül patris mei
24-20 Quis enim cum invenerit inimicum suum
25- 8 Inveniant pueri tui gratiam in oculis tuis
Quodcumque invenerit manus tua, da servis tuis
-28 Malitia ergo non inveniatur in te
26- 7 Invenerunt Saül jacentem, et dormientem
27- 5 Si inveni gratiam in oculis tuis, detur mihi
29- 3 Et non inveni in eo quidquam
- 6 Et non inveni in te quidquam mali
- 8 Quid e. feci, et quid invenisti in me servo t.
30- 3 Cum ergo... et invenissent eam succensam
-11 Et invenerunt virum Ægyptium in agro
31- 8 Et invenerunt Saül et tres filios ejus jacentes
2 Reg. 7-27 Propterea invenit servus tuus cor suum ut oraret te
2 Reg. 14-22 Quia inveni gratiam in oculis tuis, domine mi rex
15-25 Si invenero gratiam in oculis Do. reducet me
16- 4 Oro ut inveniam gratiam coram te, D.mi rex
17-12 In quocumque loco inventus fuerit
20- 6 Ne forte inveniat civitates munitas
24- 9 Et inventa sunt de Israël octingenta millia
3 Reg. 1- 3 Et invenerunt Abisag Sunamitidem
-52 Sin autem malum inventum fuerit in eo, morietur
11-19 Et invenit Adad gratiam coram Pharaone
-29 Et inveniret eum Ahias Silonites propheta
13-14 Invenit eum sedentem subtus terebinthum
-24 Qui cum abiisset, invenit eum leo in via
-28 Invenit cadaver ejus projectum in via
14-13 Quia inventus est super eo sermo bonus
18- 5 Si forte possimus invenire herbam, et salvare camelos
-12 Et non inveniens te, interficiet me
20-36 Invenit eum leo, atque percussit
-37 Alterum inveniens virum, dixit ad eum
21-20 Num invenisti me inimicum tibi?
Qui dixit : Inveni, eo quod venumdatus sis
4 Reg. 2-17 Cum quæsissent tribus diebus, non invenerunt
4-39 Invenitq. quasi vitem sylvestrem, et collegit
9-21 Et invenerunt eum in agro Naboth Jezrahelitæ
-35 Non invenerunt nisi calvariam, et pedes
10-13 Invenit fratres Ochoziæ regis Juda
-15 Invenit Jonadab filium Rechab in occursum sibi
12-10 Numerabant pecuniam, quæ inveniebatur in domo Domini
-18 Quod inveniri potuit in thesauris templi Do.
14-14 Universa vasa, quæ inventa s. in domo Do.
16- 8 Aurum, quod inveniri potuit in domo Dom.
19- 8 Et invenit regem Assyriorum expugnantem Lobnam
22-13 De verbis voluminis ist., quod inventum est
23- 2 Qui inventus est in domo Domini
-24 In libro, quem invenit Helcias sacerdos
25-19 Qui inventi fuerant in civitate
1 Par. 4-40 Inveneruntq. pascuas uberes, et valde bonas
-41 Et habitatores qui inventi fuerant ibi
10- 3 Inveneruntque eum sagittarii, et vulnerav.
- 8 Invenerunt Saül, et filios ejus jacentes
17-25 Et idcirco invenit servus tuus fiduciam
20- 2 Et invenit in ea auri pondo talentum
21- 5 Et inventus est omnis numerus Israël
23- 3 Et inventa sunt triginta octo millia virorum
24- 4 Inventique sunt multo plures filii Eleazar
26-31 Inventi sunt viri fortissimi in Jazer Galaad
28- 9 Si quæsieris eum, invenies
29- 8 Et apud quemcumque inventi sunt lapides
2 Par. 2-17 Et inventi sunt centum quinquaginta millia
5-11 O. e. sacerdotes, qui ibi potuerant inveniri
12-12 Siquidem et in Juda inventa sunt opera bona
15- 2 Si quæsieritis eum, invenietis
-15 Voluntate quæsierunt eum, et invenerunt
19- 3 Sed bona opera inventa sunt in te
20-16 Et invenietis illos in summitate torrentis
-25 Invenerunt inter cadavera variam supellectilem
21-17 Diripueruntque cunctam substantiam, quæ inventa est in domo regis
22- 8 Invenit principes Juda, et filios fratrum
25- 5 Invenitque trecenta millia juvenum
30-21 Filii Israël, qui inventi sunt in Jerusalem
31- 1 O. Israël, qui inventus fuerat in urbibus Juda
32- 4 Et inveniant aquam abundantiam
34-15 Librum legis inveni in domo Domini
35- 7 Qui ibi fuerat inventus in solemnitate Phase
36- 8 Et quæ inventa sunt in eo, continentur
1 Esdr. 2-62 Non invenerunt, et ejecti sunt de sacerdotio
4-15 Et invenies scriptum in commentariis
-19 Inveneruntq. quoniam civitas illa.. rebellat
6- 2 Et inventum est in Ecbatanis, quod est castrum
7-16 Argentum et aurum quodcumque inveneris
8-15 Quæsivique in populo... et non inveni ibi
-25 Quæ obtulerat rex..universusque Israël eorum qui inventi fuerant
10-18 Et inventi sunt de filiis sacerdotum
2 Esdr. 5- 8 Siluerunt, nec invenerunt quid respond.
7- 5 Et inveni librum census eorum, qui ascenderant primum, et inventum est scriptum in eo
-64 Hi quæsierunt scripturam suam in censu, et non invenerunt
8-14 Et invenerunt scriptum in Lege, præcepisse
9- 8 Et invenisti cor ejus fidele coram te
-32 Ne avertas a facie tua omnem laborem, qui invenit nos
13- 1 Et inventum est scriptum in eo
Tobiæ. 5- 5 Egres. Tobias, invenit juvenem splendidum
9- 6 Et inveniens Gabelum, reddidit ei chirographum suum
- 8 Invenit Tobiam discumbentem
10-11 Inveniatis omnia recte circa parentes vest.
12- 9 Et facit invenire misericordiam et vitam æternam
14-15 Invenitque eos incolumes in senectute bona
Judith. 10- 6 Invenerunt expectantem Oziam et presb
-12 Ut invenirent misericordiam in conspectu vestro
12-17 Bibe..quoniam invenisti gratiam coram me
14- 4 Et invenerint eum truncum in suo sanguine
-15 Ingressus tabern. Judith, non invenit eam
15- 4 Debilitabant om., quos invenire potuissent
Esth. 1- 5 Invitavit omnem populum, qui inventus est in Susan
2- 9 Et invenit gratiam in conspectu illius
-23 Quæsitum est, et inventum : et appensus est
5- 8 Si inveni in conspectu regis gratiam
7- 3 Si inveni gratiam in oculis tuis, o rex
8- 5 Et si inveni gratiam in oculis ejus
Job. 3-22 Gaudentque vehementer cum invenerint sepulcrum
6-30 Et non invenietis in lingua mea iniquitatem
13-18 Si fuero judicatus, scio quod justus inveniar
16-19 Neque inveniat in te locum latendi clamor meus
17-10 Et non inveniam in vobis ullum sapientem
19-28 Et radicem verbi inveniamus contra eum
20- 8 Velut somnium avolans non invenietur
23- 3 Quis mihi tribuat ut cognoscam et inveniam illum
27-19 Aperiet oculos suos, et nihil inveniet
28-12 Sapientia vero ubi invenitur ?
-13 Nec invenitur in terra suaviter viventium
31-29 Si... exultavi quod invenisset eum malum
32- 3 Eo quod non invenissent responsionem
-13 Ne forte dicatis : Invenimus sapientiam
33-24 Inveni in quo ei propitier
37-13 Sive in quocumque loco misericordiæ suæ eas jusserit inveniri
-23 Digne eum invenire non possumus
42-15 Non sunt a. inventæ mulieres speciosæ
Ps. H. 10-15 Quæretur peccatum illius, et non invenietur
16- 3 Et non est inventa in me iniquitas
20- 9 Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis
Dextera tua inveniat omnes, qui te oderunt
35- 3 Ut inveniatur iniquitas ejus ad odium
36-10 Et quæres locum ejus, et non invenies
-36 Et non est inventus locus ejus
45- 2 Adjutor in tribulationibus, quæ invenerunt nos nimis
68-21 Non fuit : et qui consolaretur, et non inveni
72-10 Et dies pleni invenientur in eis
75- 6 Et nihil invenerunt omnes viri divitiarum
83- 4 Etenim passer invenit sibi domum, et turtur
88-21 Inveni David servum meum
106- 4 Viam civitatis habitaculi non invenerunt
114- 3 Et pericula inferni invenerunt me
Tribulationem et dolorem inveni
118-143 Tribulatio et angustia invenerunt me
-162 Lætabor... sicut qui invenit spolia multa
131- 5 Donec inveniam locum Domino, tabernac.
Prov. 1-28 Mane consurgent, et non invenient me
2- 5 Et scientiam Dei invenies
3- 4 Et invenies gratiam, et disciplinam bonam
-13 Beatus homo, qui invenit sapientiam
4-22 Vita enim sunt invenientibus ea
8- 9 Recti sunt intelligentibus, et æqui invenientibus scientiam
-17 Et qui mane vigilant ad me, invenient me
-35 Qui me invenerit, inveniet vitam
10-13 In labiis sapientis invenitur sapientia
11-16 Mulier gratiosa inveniet gloriam
12-27 Non inveniet fraudulentus lucrum
14- 6 Quærit derisor sapientiam, et non invenit
17-20 Qui perversi cordis est, non inveniet bonum
18-22 Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum
19- 8 Et custos prudentiæ inveniet bona
20- 6 Virum autem fidelem quis inveniet ?
21-21 Inveniet vitam, justitiam, et gloriam
24-14 Quam cum inveneris, habebis in novissimis spem
25-16 Mel invenisti, comede quod sufficit tibi
28-23 Gratiam postea inveniet apud eum, magis..
29- 9 Sive rideat, non inveniet requiem
30- 6 Et arguaris, inveniarisque mendax
31-10 Mulierem fortem quis inveniet?
Eccle. 3-11 Ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus
5- 2 Et in multis sermonibus invenietur stultitia
7-15 Ut non inveniat homo contra eum justas querimonias

Eccle. 7-25 Et alta profunditas, quis inveniet eam?
-27 Et inveni amariorem morte mulierem
-28 Ecce hoc inveni, dixit Ecclesiastes, unum et alterum, ut invenirem rationem
-29 Quam adhuc quærit anima mea, et non inveni
Mulierem ex omnibus non inveni
-30 Solummodo hoc inveni, quod fecerit Deus
8-17 Nullam possit homo invenire rationem eor.
Et quanto plus laboraverit ad quærendum, tanto minus inveniat
9-15 Inventusque est in ea vir pauper et sapiens
11- 1 Quia post tempora multa invenies illum
Cant. 3- 1 Quæsivi illum, et non inveni
- 2 Quæsivi illum, et non inveni
- 3 Invenerunt me vigiles, qui custodiunt civit.
- 4 Inveni quem diligit anima mea: tenui eum
5- 6 Quæsivi, et non inveni illum: vocavi
- 7 Invenerunt me custodes qui circumeunt civitatem
- 8 Si inveneritis dilectum meum, ut nuntietis quia amore langueo
8- 1 Ut inveniam te foris, et deosculer te
Sap. 1- 2 Invenitur ab his, qui non tentant illum
2-11 Quod enim infirmum est, inutile invenitur
3- 5 Tentavit eos, et invenit illos dignos se
5-10 Cum præterierit, non est vestigium invenire
-11 Cujus nullum invenitur argumentum itineris
Nullum signum invenitur itineris illius
6-11 Invenient quid respondeant
-13 Et invenitur ab his qui quærunt illam
-15 Assidentem enim illam foribus suis inveniet
7-29 Luci comparata invenitur prior
8-11 Et acutus inveniar in judicio
9-16 Quæ in prosp. sunt, invenimus cum labore
13- 6 Deum quærentes, et volentes invenire
- 9 Quomodo hujus Dominum non facilius invenerunt?
14-14 Et ideo brevis illorum finis est inventus
16- 9 Et non est inventa sanitas animæ illorum
19- 5 Illi autem novam mortem invenirent
Prolog.Eccli. Inveni ibi libros relictos
Eccli. 3-20 Humilia te...et coram Deo invenies gratiam
-34 In tempore casus sui inveniet firmamentum
6-14 Qui autem invenit illum, invenit thesaurum
-16 Et qui metuunt Dominum, invenient illum
-18 Et usque ad canos invenies sapientiam
-29 In novissimis enim invenies requiem in ea
11-19 In eo quod dicit: Inveni requiem mihi
12- 2 Benefac justo, et invenies retributionem
- 7 Nam duplicia mala invenies in omnib. bonis
-16 Et si invenerit tempus, non satiabitur sang.
-17 Et si incurrerint tibi mala, invenies eum illic priorem
13-32 Et faciem bonam difficile invenies
14-17 Quon. non est apud inferos invenire cibum
15- 8 Et viri veraces invenientur in illa
18- 5 Nec est invenire magnalia Dei
-20 Et in conspectu Dei invenies propitiationem
-28 Et invenienti eam dabit confessionem
19-25 Si invenerit tempus malefaciendi, malefaciet
20- 5 Est tacens, qui invenitur sapiens
21-19 Nam in labiis sensati invenietur gratia
22-16 Deflecte ab illo, et invenies requiem
23-15 Non inveniatur in hæreditate Jacob
25- 5 Quomodo in senectute tua invenies?
-12 Beatus, qui invenit amicum verum
-13 Quam magnus, qui invenit sapientiam
26-13 Custodiam: ne inventa occasione utatur se
27-17 Et non inveniet amicum ad animum suum
28- 1 A Domino inveniet vindictam
29- 3 In omni tempore invenies quod tibi necessarium est
31- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula
-26 Et in novissimo invenies verba mea
32-18 Et qui vigilaverint ad illum, invenient benedictionem
-20 Qui timent Do., invenient judicium justum
-51 Secundum voluntatem suam inveniet comparationem
36-11 Et qui pessimant plebem tuam, inveniant perditionem
-18 Ut prophetæ tui fideles inveniantur
38-38 Et in parabolis non invenientur
40-18 Condulcabitur, et in ea invenies thesaurum
42- 1 Et invenies gratiam in conspectu omnium
-10 Et in paternis suis gravida inveniatur
44-17 Noe inventus est perfectus, justus
-20 Et non est inventus similis illi in gloria
-21 Et in tentatione inventus est fidelis
-27 Invenientes gratiam in oculis omnis carnis
51-22 Multam inveni in me ipso sapientiam
-27 Direxi ad illam, et in agnitione inveni eam

Eccli. 51-34 In proximo est enim invenire eam
-35 Et inveni mihi multam requiem
Isai. 10-10 Quomodo invenit manus mea regna idoli
-14 Et invenit quasi nidum manus mea fortitud.
13-15 Omnis, qui inventus fuerit, occidetur
22- 3 Omnes, qui inventi sunt, vincti sunt pariter
30-14 Et non invenietur de fragmentis ejus testa
34-14 Ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem
35- 9 Bestia non ascendet per eam, nec invenietur ibi
37- 8 Et invenit regem Assyriorum præliantem
39- 2 Universa quæ inventa sunt in thesauris ejus
41-12 Quæres eos, et non invenies, viros rebelles
51- 3 Gaudium et lætitia invenietur in ea
55- 6 Quærite Dominum, dum inveniri potest
57-10 Vitam manus tuæ invenisti, propterea non rogasti
58- 3 Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra
-13 Et non invenitur voluntas tua, ut loquaris
65- 1 Invenerunt qui non quæsierunt me
- 8 Quomodo si inveniatur granum in botro
Jerem. 2- 5 Quid invenerunt patres vestri in me iniquit.
-24 In menstruis ejus invenient eam
-34 In alis tuis inventus est sanguis pauperum
Non in fossis inveni eos, sed in omnibus
5- 1 An inveniatis virum facientem judicium
-26 Quia inventi sunt in populo meo impii
6-16 Et invenietis refrigerium animabus vestris
10-18 Et tribulabo eos, ita ut inveniantur
11- 9 Inventa est conjuratio in viris Juda
14- 3 Non invenerunt aquam, reportaverunt vasa
15-16 Inventi sunt sermones tui, et comedi eos
23-11 Et in domo mea inveni malum eorum, ait Dominus
29-13 Quæretis me, et invenietis: cum quæsieritis
-14 Et inveniar a vobis, ait Dominus
31- 2 Invenit gratiam in deserto populus
41-12 Et invenerunt eum ad aquas multas
45- 3 Laboravi in gemitu meo, et requiem non inveni
50- 7 Omnes, qui invenerunt, comederunt eos
-20 Et peccatum Juda, et non invenietur
-24 Inventa es et apprehensa: quoniam Dominum provocasti
52-25 Et septem viros..qui inventi sunt in civitate
Et sexaginta.. qui inventi sunt in medio civ.
Thren. 1- 3 Habitavit inter gentes, nec invenit requiem
- 6 Velut arietes non invenientes pascua
2- 9 Et prophetæ ejus non invenerunt visionem
-16 Est dies, quam expectabamus: invenimus
Baruc. 1- 7 Qui inventi sunt cum eo in Jerusalem
-12 Et inveniamus gratiam in conspectu eorum
2-14 Et da nobis invenire gratiam ante faciem
3-15 Quis invenit locum ejus?
-27 Neque viam disciplinæ invenerunt: propterea perierunt
-30 Quis transfretavit mare, et invenit illam?
Ezech. 3- 1 Fili hominis, quodcumq. inveneris, comede
22-30 Qui interponeret sepem... ne dissiparem eam: et non inveni
26-21 Et requisita non inveniris ultra in sempit.
28-15 Donec inventa est iniquitas in te
36-37 Adhuc in hoc invenient me domus Israël
46- 7 De agnis autem, sicut invenerit manus ejus
-11 Agnis autem erit sacrificium sicut invenerit manus ejus
Dan. 1-19 Non sunt inventi tales de universis, ut Dan.
-20 Invenit in eis decuplum, super cunctos ariolos et magos
2-25 Inveni hominem de filiis transmigrationis
-35 Nullusque locus inventus est eis
3-39 Ut possimus invenire misericordiam tuam
5-11 Scientia et sapientia inventæ sunt in eo
-12 Ac solutio ligatorum, inventæ sunt in eo, hoc est in Daniele
-14 Ac sapientia ampliores inventæ sunt in te
-27 Et inventus es minus habens
6- 4 Ut invenirent Danieli ex latere regis
Et omnis culpa et suspicio non inveniretur in eo
- 5 Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem
-11 Invenerunt Danielem orantem et obsecrantem Deum suum
-22 Quia coram eo justitia inventa est in me
-23 Et nulla læsio inventa est in eo
11-19 Impinget, et corruet, et non invenietur
12- 1 Omnis qui inventus fuerit scriptus in libro
13-14 Quando eam possent invenire solam
-63 Quia non esset inventa in ea res turpis
14-11 Nisi inveneris omnia comesta a Bel, morte moriemur
Osee 2- 6 Sepiam eam maceria, et semitas suas non inveniet

Osee. 2- 7 Et quæret eos, et non inveniet, et dicet
5- 6 Vadent ad quærendum Dominum, et non invenient
9-10 Quasi uvas in deserto, inveni Israël
12- 4 In Bethel invenit eum, et ibi locutus est nobiscum
- 8 Verumtamen dives effectus sum, inveni idolum mihi
Non invenient mihi iniquitatem, quam peccavi
14- 9 Ex me fructus tuus inventus est
Amos. 8-12 Circuibunt quærentes verbum Domini, et non invenient
Jonæ. 1- 3 Descendit in Joppen, et invenit navem euntem in Tharsis
Mich. 1-13 Quia in te inventa sunt scelera Israël
Soph. 3-13 Non invenietur in ore eorum lingua dolosa
Zach. 10-10 Adducam eos, et non invenietur eis locus
Malac. 2- 6 Et iniquitas non est inventa in labiis ejus
1 Mac. 1-12 Invenerunt nos multa mala
-24 Et accepit thesauros occultos, quos invenit
-60 Et apud quemcumque inveniebantur libri testamenti Domini
-61 Qui inveniebantur in omni mense, et mense incivitatibus
2-46 Pueros incircumcisos quotquot invenerunt in finibus Israël
-52 Abraham nonne in tentatione inventus est fidelis
-63 Hodie extollitur, et cras non invenietur
4- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu, et neminem invenit
5- 6 Et invenit manum fortem, et populum copiosum
6-13 Quia propterea invenerunt me mala ista
-63 Et invenit Philippum dominantem civitati
10-16 Numquid inveniemus aliquem virum
-60 Et invenit gratiam in conspectu eorum
11-24 Et invenit gratiam in conspectu ejus
12-21 Inventum est in Scriptura de Spartiatis et Judæis
2 Mac. 1-20 Non invenerunt ignem, sed aquam crassam
2- 1 Invenitur autem in descriptionibus Jeremiæ prophetæ
- 5 Ibi Jeremias invenit locum speluncæ
- 6 Ut notarent sibi locum: et non potuerunt invenire
7-23 Quique omnium invenit originem
12-40 Invenerunt aut. sub tunicis interfectorum
Matth. 1-18 Inventa est in utero habens de Spiritu sancto
2- 8 Et cum inveneritis, renuntiate mihi
-11 Invenerunt puerum cum Maria matre ejus
7- 7 Quærite, et invenietis
- 8 Et qui quærit, invenit
-14 Et pauci sunt, qui inveniunt eam
8-10 Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël
10-39 Qui invenit animam suam, perdet illam
Et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam
11-29 Invenietis requiem animabus vestris
12-43 Ambulat per loca arida, quærens requiem, et non invenit
-44 Et veniens invenit eam vacantem, scopis mundatam
13-44 Quem qui invenit homo, abscondit
-46 Inventa autem una pretiosa margarita, abiit
16-25 Qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam
17-26 Et aperto ore ejus, invenies staterem
18-13 Et si contigerit ut inveniat eam
-28 Invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios
20- 6 Et invenit alios stantes, et dicit illis
21- 2 Statim invenietis asinam alligatam, et pullum cum ea
-19 Et nihil invenit in ea nisi folia tantum
22- 9 Quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias
-10 Congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos
24-46 Quem cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem
26-43 Et venit iterum, et invenit eos dormientes
-60 Et non invenerunt, cum multi falsi testes accessissent
27-32 Exeuntes a.invenerunt hominem Cyrenæum
Marc. 1-37 Et cum invenissent eum, dixerunt ei
7-30 Invenit puellam jacentem supra lectum
11- 2 Et statim introëuntes illuc, invenietis pullum ligatum
- 4 Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio
-13 Venit si quid forte inveniret in ea: et cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia

Marc. 13-36 Ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes
14-16 Et invenerunt sicut dixerat illis
-37 Et venit, et invenit eos dormientes
-40 Et reversus, denuo invenit eos dormientes
-55 Quærebant adversum Jesum testimonium.. nec inveniebant
Luc. 1-30 Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud Deum
2-12 Invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio
-16 Et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem
-45 Et non invenientes, regressi sunt in Jerus.
-46 Post triduum invenerunt illum in templo
4-17 Invenit locum ubi scriptum erat
5-19 Et non invenientes qua parte illum inferrent præ turba
6- 7 Ut invenirent unde accusarent eum
7- 9 Amen dico vobis, nec in Israel tantam fidem inveni
-10 Invenerunt servum, qui languerat, sanum
8-35 Et invenerunt hominem sedentem, a quo dæmonia exierant
9-12 Villasque quæ circa sunt, divertant, et inveniant escas
-36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus
11- 9 Quærite, et invenietis
-10 Et qui quærit, invenit
-24 Quærens requiem : et non inveniens dicit
-25 Invenit eam scopis mundatam, et ornatam
12-37 Quos cum venerit dominus, invenerit vigilantes
-38 Et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit
-43 Quem cum venerit dominus, invenerit ita facientem
13- 6 Venit quærens fructum in illa, et non invenit
- 7 Quærens fructum in ficulnea hac, et non invenio
15- 4 Vadit ad illam quæ perierat, donec inveniat eam
- 5 Et cum invenerit eam, imponit in humeros
- 6 Quia inveni ovem meam, quæ perierat
- 8 Et quærit diligenter, donec inveniat
- 9 Cum invenerit, convocat amicas et vicinas Congratulamini mihi, quia inveni drachmam, quam perdideram
-24 Perierat, et inventus est
-32 Perierat, et inventus est
17-18 Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo
18- 8 Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?
19-30 In quod introeuntes, invenietis pullum asinæ alligatum
-32 Invenerunt, sicut dixit illis, stantem pullum
-48 Et non inveniebant quid facerent illi
22-13 Euntes autem, invenerunt sicut dixit illis
-45 Invenit eos dormientes præ tristitia
23- 2 Hunc invenimus subvertentem gentem nost.
- 4 Nihil invenio causæ in hoc homine
-14 Nullam causam invenio in homine isto
-22 Nullam causam mortis invenio in eo
24- 2 Et invenerunt lapidem revolutum a monumento
- 3 Et ingressæ non invenerunt corpus Domini
-23 Et, non invento corpore ejus, venerunt, dicentes
-24 Et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non invenerunt
-33 Et invenerunt congregatos undecim
Joan. 1-41 Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei : Invenimus Messiam
-43 Voluit exire in Galilæam, et invenit Philippum
-45 Invenit Philippus Nathanaël, et dicit ei Invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth
2-14 Invenit in templo vendentes boves, et oves
5-14 Postea invenit eum Jesus in templo, et dixit illi
6-25 Et cum invenissent eum trans mare, dixerunt ei
7-34 Quæretis me, et non invenietis
-35 Quo hic iturus est, quia non inveniemus
-36 Quæretis me, et non invenietis
9-35 Et cum invenisset eum, dixit ei
10- 9 Et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet
11-17 Et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem
12-14 Et invenit Jesus asellum, et sedit super eum
18-38 Ego nullam invenio in eo causam
19- 4 Ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam
- 6 Ego enim non invenio in eo causam
Joan. 21- 6 Mittite in dexteram navigii rete; et invenietis
Act. 4-21 Non invenientes quomodo punirent eos
5-10 Intrantes autem juvenes, invenerunt illam mortuam
-22 Et aperto carcere non invenissent illos
-23 Carcerem quidem invenimus clausum cum omni diligentia
Aperientes aut. neminem intus invenimus
-39 Ne forte et Deo repugnare inveniamini
7-11 Et non inveniebant cibos patres nostri
-46 Qui invenit gratiam ante Deum, et petiit ut inveniret tabernaculum Deo Jacob
8-40 Philippus autem inventus est in Azoto
9- 2 Ut si quos invenisset hujus viæ viros
-33 Invenit autem ibi hominem quemdam
10-27 Et invenit multos qui convenerant
11-26 Quem cum invenisset, perduxit Antiochiam
12-19 Cum requisisset eum, et non invenisset
13- 6 Invenerunt quemdam virum magum
-22 Inveni David filium Jesse, virum secundum cor meum
-28 Nullam causam mortis invenientes in eo
17- 6 Cum non invenissent eos, trahebant Jasonem
-23 Inveni et aram, in qua scriptum erat : IGNOTO DEO
-27 Si forte attrectent eum, aut inveniant
18- 2 Et inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam
19- 1 Et inveniret quosdam discipulos
-19 Invenerunt pecuniam denariorum
21- 2 Et cum invenissemus navem transfretantem
- 4 Inventis autem discipulis, mansimus
23- 9 Nihil mali invenimus in homine isto
-29 Quem inveni accusari de quæstionibus legis
24- 5 Invenimus hunc hominem pestiferum
-12 Neque in templo invenerunt me
-18 In quibus invenerunt me purificatum
-20 Dicant si quid invenerunt in me iniquitatis
27- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandr.
-28 Invenerunt passus viginti : et pusillum inde separati, invenerunt passus quindecim
28-14 Ubi inventis fratribus rogati sumus manere
Rom. 4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham
7-10 Et inventum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem
-18 Perficere autem bonum, non invenio
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
10-20 Inventus sum a non quærentibus me
1 Cor. 4- 2 Inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur
15-15 Invenimur autem et falsi testes Dei
2 Cor. 2-13 Quod non invenerim Titum fratrem meum
5- 3 Si tamen vestiti, non nudi inveniamur
9- 4 Ne cum... invenerint vos imparatos, erubescamus nos
11-12 Ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos
12-20 Timeo e. ne..non quales volo, inveniam vos: et ego inveniar a vobis, qualem non vultis
Galat. 2-17 Quod si... inventi sumus et ipsi peccatores
Philip. 2- 7 Et habitu inventus ut homo
3- 9 Inveniar in illo, non habens meam justitiam
2 Tim. 1-17 Sollicite me quæsivit, et invenit
-18 Det illi Dominus invenire misericordiam
Hebr. 4-16 Et gratiam inveniamus in auxilio opportuno
9-12 Semel in sancta, æterna redemptione inventa
11- 5 Non inveniebatur, quia transtulit illum Deus
-35 Ut meliorem invenirent resurrectionem
12-17 Non enim invenit pœnitentiæ locum
1 Petr. 1- 7 Inveniatur in laudem, et gloriam, et honorem
2-22 Nec inventus est dolus in ore ejus
2 Petr. 3-14 Satagite... inviolati ei inveniri in pace
2 Joan. - 4 Inveni de filiis tuis ambulantes in veritate
Apoc. 2- 2 Et non sunt : et invenisti eos mendaces
3- 2 Non e. invenio opera tua plena coram Deo m.
5- 4 Nemo dignus inventus est aperire librum
9- 6 Quærent homin. mortem, et non invenient
12- 8 Neque locus inventus est eorum amplius
14- 5 Et in ore eorum non est inventum mendac.
16-20 Om. insula fugit, et montes non sunt inventi
18-14 Et amplius illa jam non invenient
-21 Civitas illa magna, et ultra jam non invenietur
-22 Et omnis artifex omnis artis non invenietur
-24 Et in ea sanguis prophetarum... inventus est
20-11 Et locus non est inventus eis
-15 Et qui non inventus est in Libro vitæ scriptus

INVENTIO.

Sap. 13-10 Aurum et argentum, artis inventionem
Eccli. 20- 9 Et est inventio in detrimentum
Eccli. 20- 4 Multi quasi inventionem æstimaverunt fœnus
- 7 Et computabit illud quasi inventionem
Baruc. 3-18 Nec est inventio operum illorum

INVENTOR.

2 Mac. 7-31 Tu vero, qui inventor o. malitiæ factus es
Rom. 1-30 Superbos, elatos, inventores malorum

INVESTIGABILIS.

Prov. 5- 6 Vagi sunt gressus ejus, et investigabiles
Rom. 11-33 Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viæ ejus!
Ephes. 3- 8 Evangelizare investigabiles divitias Christi

INVESTIGATIO.

Isai. 40-28 Nec est investigatio sapientiæ ejus

INVESTIGATOR.

Prov. 11-27 Qui a. investigator malorum est, opprimetur
Eccli. 14-23 Vadens post illam quasi investigator

INVESTIGO.

Num. 5-15 Et oblatio investigans adulterium
1 Reg. 20-12 Si investigavero sententiam patris mei crastino
24- 3 Perrexit ad investigandum David et viros ej.
2 Reg. 10- 3 Et non ideo ut investigaret, et exploraret
1 Par. 19- 3 Nec animadvertis, quod ut explorent, et investigent
1 Esdr. 7-10 Ut investigaret legem Domini, et faceret
Job. 5-27 Ecce, hoc, ut investigavimus, ita est
8- 8 Et diligenter investiga patrum memoriam
28-27 Et enarravit, et præparavit, et investigavit
29-16 Quam nesciebam, diligentissime investigabam
37- 4 Et non investigabitur, cum audita fuerit vox
Psal. 138- 3 Semitam meam, et funiculum meum investigasti
Prov. 18-17 Venit amicus ejus, et investigabit eum
20-27 Quæ investigat omnia secreta ventris
25- 2 Et gloria regum investigare sermonem
Eccle. 1-13 Et proposui in animo meo quærere et investigare sapienter de omnibus
12- 9 Et investigans composuit parabolas multas
Sap. 6-24 Sed ab initio nativitatis investigabo
9-16 Quæ autem in cœlis sunt quis investigabit?
Eccli. 1- 3 Sapientiam Dei... quis investigavit?
6-28 Investiga illam, et manifestabitur tibi
18- 3 Quis enim investigabit magnalia ejus ?
24-38 Et infirmior non investigabit eam
42-18 Abyssum, et cor hominum investigavit
51-20 A juventute mea investigabam eam
Jerem. 31-37 Et investigari fundamenta terræ deorsum
Abdiæ. - 6 Investigaverunt abscondita ejus?
Soph. 1- 6 Qui non quæsierunt Dominum, nec investigaverunt eum

INVETERATUS.

Dan. 13-52 Inveterate dierum malorum, nunc venerunt

INVETERO.

2 Esdr. 9-21 Vestimenta eorum non inveteraverunt
Psal. 6- 8 Inveteravi inter omnes inimicos meos
17-46 Filii alieni inveterati sunt, et claudicaverunt
31- 3 Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea
Isai. 65-22 Et opera manuum eorum inveterabunt
Baruc. 3-11 Inveterasti in terra aliena, coinquinatus es

INVICEM.

Gen. 42-21 Et locuti sunt ad invicem : Merito hæc patimur
Exod. 14-20 Ita ut ad se invicem toto noctis tempore accedere non valerent
16-15 Filii Israël, dixerunt ad invicem : Manhu?
26- 4 Ut possint invicem copulari
28-14 Et duas catenulas... sibi invicem cohærentes
-28 Et a se invicem rationale et superhumerale nequeant separari
36-10 Et alias quinque sibi invicem copulavit
-12 Ut contra se invicem venirent ansæ
-17 Ut sibi invicem jungerentur
39- 4 Duasque oras sibi invicem copulatas
-15 Fecerunt..catenulas sibi invicem cohærentes
-19 Ne laxa fluerent, et a se invicem moverentur
Judic. 6-29 Dixeruntque ad invicem : Quis hoc fecit?
1 Reg. 10-11 Dixerunt ad invicem : Quænam res accidit
3 Reg. 6-27 Alæ a. alteræ... se invicem contingebant
-34 Duplex erat, et se invicem tenens aperiebatur
7- 4 (*Unus autem ordo habebat columnas quindecim*) contra se invicem positas
-17 Et quasi in modum retis, et catenarum sibi invicem miro opere contextarum
-30 Fusiles, contra se invicem respectantes

4 Reg. 7- 3 Qui dixerunt ad invicem : Quid hic esse volumus
- 6 Dixeruntque ad invicem : Ecce mercede
- 9 Dixeruntq. ad invicem : Non recte facimus

2 Par. 3- 5 Et quasi catenulas se invicem complectentes
Esth. 9-22 Et mitterent sibi invicem ciborum partes
Ezech. 41-24 Erant ostiola, quæ in se invicem plicabantur
Dan. 13-14 Et sciscitantes ab invicem causam
-51 Separate illos ab invicem procul, et dijudic.
Nahum. 1-10 Quia sicut spinæ se invicem complectuntur
1 Mac. 7-29 Et salutaverunt se invicem pacifice
10-54 Et nunc statuamus ad invicem amicitiam
-56 Ut videamus invicem nos, et spondeam tibi
-71 In campum, et comparemus illic invicem
11- 6 Et invicem se salutaverunt, et dormierunt
2 Mac. 7- 5 Invicem se hortabantur mori fortiter
14-26 Videns charitatem illorum ad invicem
Matth. 24-19 Invicem tradent, et odio habebunt invicem
25-32 Et separabit eos ab invicem, sicut pastor
Marc. 12- 7 Coloni autem dixerunt ad invicem : Hic est hæres
16- 3 Et dicebant ad invicem : Quis revolvet nobis lapidem
Luc. 2-15 Pastores loquebantur ad invicem : Transeamus
4-36 Et colloquebantur ad invicem, dicentes
6-11 Et colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu
7-32 Et loquentibus ad invicem, et dicentibus
8-25 Timentes, mirati sunt ad invicem, dicentes
12- 1 Ita ut se invicem conculcarent
23-12 Nam antea inimici erant ad invicem
24-14 Ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus
-17 Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem ambulantes
-32 Et dixerunt ad invicem : Nonne cor nostrum
Joan. 4-33 Dicebant ergo Discipuli ad invicem
5-44 Qui gloriam ab invicem accipitis
6-43 Et dixit eis : Nolite murmurare in invicem
-53 Litigabant ergo Judæi ad invicem, dicentes
11-56 Et colloquebantur ad invicem, in templo
13-22 Aspiciebant ergo ad invicem Discipuli
-34 Ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem
-35 Si dilectionem habueritis ad invicem
15-12 Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem
-17 Hæc mando vobis, ut diligatis invicem
16-17 Dixerunt ergo ex Discipulis ejus ad invicem
19-24 Dixerunt ergo ad invicem : Non scindamus
Act. 2-12 Et mirabantur ad invicem dicentes
4-15 Et conferebant ad invicem
15-39 Facta est autem dissensio, ita ut discederent ab invicem
19-38 Et proconsules sunt, accusent invicem
21- 6 Cum valefecissemus invicem, ascendimus
26-31 Et cum secessissent, loquebantur ad invicem
28- 4 Ad invicem dicebant : Utique homicida est
-25 Cumque invicem non essent consentientes
Rom. 1-12 Per eam quæ invicem est, fidem vestram
-27 Exarserunt in desideriis suis in invicem
2-15 Inter se invicem cogitationibus accusantibus
12-10 Charitate fraternitatis invicem diligentes Honore invicem prævenientes
-16 Idipsum invicem sentientes : Non alta sapientes
13- 8 Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis
14-13 Non ergo amplius invicem judicemus
-19 Quæ ædificationis sunt, in invicem custodiamus
15- 7 Propter quod suscipite invicem
16-16 Salutate invicem in osculo sancto
1 Cor. 7- 5 Nolite fraudare invicem
11-33 Cum convenitis ad manducandum, invicem expectate
12-25 Sed idipsum pro invicem sollicita sint membra
16-20 Salutate invicem in osculo sancto
2 Cor. 13-12 Salutate invicem in osculo sancto
Galat. 5-13 Sed per charitatem Spiritus servite invicem
-15 Quod si invicem mordetis, et comeditis : videte ne ab invicem consumamini
-17 Hæc enim sibi invicem adversantur
-26 Non efficiamur inanis gloriæ cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes
Ephes. 4- 2 Supportantes invicem in charitate
-25 Quoniam sumus invicem membra
-32 Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis
5-21 Subjecti invicem in timore Christi
Philip. 2- 3 In humilitate superiores sibi invicem arbitrantes
Colos. 3- 9 Nolite mentiri invicem
Colos. 3-13 Supportantes invicem, et donantes vobismetipsis
1 Thes. 3-12 Et abundare faciat charitatem vestram in invicem
4- 9 Ipsi enim vos a Deo didicistis ut diligatis invicem
-17 Itaque consolamini invicem in verbis istis
5-11 Propter quod consolamini invicem
-15 Semp. quod bonum est sectamini in invicem
2 Thes. 1- 3 Et abundat charitas uniuscujusque vestrum in invicem
Tit. 3- 3 Invidia agentes, odibiles, odientes invicem
Hebr. 10-24 Et consideremus invicem in provocationem charitatis
Jacob. 5-16 Et orate pro invicem, ut salvemini
1 Petr. 1-22 Simplici ex corde invicem diligite attentius
4- 9 Hospitales invicem, sine murmuratione
5- 5 Omnes aut. invicem humilitatem insinuate
-14 Salutate invicem in osculo sancto
1 Joan. 1- 7 Societatem habemus ad invicem
4- 7 Charissimi, diligamus nos invicem
-12 Si diligamus invicem, Deus in nobis manet
Apoc. 6- 4 Et ut invicem se interficiant
11-10 Et munera mittent invicem

INVICTUS.

Eccli. 18- 1 Et manet invictus rex in æternum
2 Mac. 11-13 Et intelligens invictos esse Hebræos

INVIDEO.

Gen. 26-14 Ob hoc invidentes ei Palæstini
30- 1 Rachel quod infœcunda esset, invidit sorori
37-11 Invidebant ei igitur fratres sui
49-23 Invideruntque illi habentes jacula
Deut. 28-54 Invidebit fratri suo, et uxori, quæ cubat in sinu suo
-56 Invidebit viro suo, qui cubat in sinu ejus
Prov. 28-22 Vir, qui festinat ditari, et aliis invidet
Eccli. 14- 6 Qui sibi invidet, nihil est illo nequius
Galat. 5-26 Invicem provocantes, invicem invidentes

INVIDIA.

Gen. 37- 8 Invidiæ et odii fomitem ministravit
Job. 5- 2 Et parvulum occidit invidia
Prov. 14-30 Putredo ossium, invidia
Eccle. 4- 4 Et industrias animadverti patere invidiæ proximi
9- 6 Et odium, et invidiæ simul perierunt
Sap. 2-24 Invidia autem diaboli mors introivit in orbem terrarum
6-25 Neque cum invidia tabescente iter habebo
7-13 Sine fictione didici, et sine invidia communico
14-24 Sed alius alium per invidiam occidit
Eccli. 31-16 Et invidia contaminatus erubescas
45-22 Et propter invidiam circumdederunt illum
48- 2 Et irritantes illum invidia sua pauci facti sunt
1 Mac. 8-16 Et non est invidia, neque zelus inter eos
11- 5 Ut invidiam facerent ei : et tacuit rex
Matth. 27-18 Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum
Marc. 15-10 Quod per invidiam tradidissent eum
Rom. 1-29 Plenos invidia, homicidio, contentione
Galat. 5-21 Invidiæ, homicidia, ebrietates, comessationes
Philip. 1-15 Quidam quidem et propter invidiam et contentionem
1 Tim. 6- 4 Ex quibus oriuntur invidiæ, contentiones
Tit. 3- 3 In malitia et invidia agentes, odibiles
Jacob. 4- 5 Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat
1 Petr. 2- 1 Et simulationes, et invidias, et omnes detractiones

INVIDUS.

Prov. 23- 6 Ne comedas cum homine invido
Eccli. 6- 1 Et omnis peccator invidus et bilinguis
18-33 Eris enim invidus vitæ tuæ

INVIOLATUS.

Eccli. 46-19 Invocavit Dominum... in oblatione agni inviolati
2 Petr. 3-14 Immaculati et inviolati ei inveniri in pace

INVISIBILIS, E.

Tobiæ. 12-19 Sed ego cibo invisibili, et potu... utor
2 Mac. 9- 5 Percussit eum insanabili et invisibili plaga
Rom. 1-20 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi
Colos. 1-15 Qui est imago Dei invisibilis
-16 Visibilia, et invisibilia, sive Throni, sive Dominationes
1 Tim. 1-17 Invisibili, soli Deo, honor et gloria in sæcula sæculorum
Hebr. 4-13 Et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus
11- 3 Ut ex invisibilibus visibilia fierent
Hebr. 11-27 Invisibilem enim tanquam videns sustinuit

INVISO.

Deut. 11-12 Quam Dominus Deus tuus semper invisit
Judic. 15- 1 Venit Samson, invisere volens uxorem suam
4 Reg. 8-29 Descendit invisere Joram filium Achab
2 Par. 22- 6 Rex Juda descendit ut inviseret Joram

INVISUS.

Sap. 11-18 Quæ creavit orbem terrarum ex materia invisa
17-18 Aut ludentium animalium cursus invisus
Eccli. 11- 4 Et absconsa, et invisa opera illius
20-32 Sapientia e. absconsa, et thesaurus invisus
41-17 Et thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque?

INVITO.

1 Reg. 9-22 Et dedit eis locum in capite eorum qui fuerant invitati
3 Reg. 1-41 Et omnes qui invitati fuerant ab eo
-49 Omnes qui invitati fuerant ab Adonia
Esth. 1- 5 Invitavit omnem populum, qui inventus est in Susan
- 7 Bibebant autem qui invitati erant, aureis poculis
Matth. 22- 3 Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias
- 4 Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi
- 8 Sed qui invitati erant, non fuerunt digni
Luc. 14- 7 Dicebat autem et ad invitatos parabolam
- 8 Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo
-10 Ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi
-12 Dicebat autem et ei, qui se invitaverat
-17 Dicere invitatis ut venirent, quia jam parata sunt omnia

INVITUS.

1 Par. 21- 6 Eo quod Joab invitus exequeretur regis imperium
Sap. 19-14 Quoniam inviti recipiebant extraneos
1 Cor. 9-17 Si autem invitus, dispensatio mihi credita est

INVIUS, A, UM.

Esth. 16-24 Sed etiam bestiis invia sit in sempiternum
Job. 12-24 Ut frustra incedant per invium
28- 4 Quos oblitus est pes egentis hominis, et invios
38-27 Ut impleret inviam et desolatam
Psal. 62- 3 In terra deserta, et invia, et inaquosa
106-40 Et errare fecit eos in invio
Isai. 35- 1 Lætabitur deserta et invia, et exultabit solitudo
41-18 Et terram inviam in rivos aquarum
43-19 Ponam in deserto viam, et in invio flumina
-20 Quia dedi in deserto aquas, flumina in invio
Jerem. 2- 6 Qui traduxit nos per desertum, per terram inhabitabilem et inviam
50-12 Ecce novissima erit in gentibus, deserta, invia, et arens
Ezech. 14-15 Et fuerit invia, eo quod non sit pertransiens propter bestias
15- 8 Et dedero terram inviam et desolatam
19-13 Transplantata est in desertum, in terra invia et sitienti
Osee. 2- 3 Et statuam eam velut terram inviam
Joel. 2-20 Et expellam eum in terram inviam et desertam
Soph. 2-13 Et in invium, et quasi desertum

INVOCATIO.

2 Mac. 8-15 Et propter invocationem sancti et magnifici

INVOCO.

De primo sequenti versiculo : Iste (*Enos filius Seth*) cœpit invocare nomen Domini, *plura nobis videntur notanda : 1° Sententia potest esse, eo tempore, auctore et suasore Enos, cœpisse homines passim, et publice certis cæremoniis et conceptis precum formulis Deum colere. 2° Vel tunc cœpit restitui verus Dei cultus, qui propter impietatis diluvium fere interierat. Invocandi enim verbum generaliter complectetur totum Dei cultum. 3° Alii vertunt:* Tunc cœptum est vocari nomine JEHOVA, *hoc est, tunc qui pietatem colebant cœperunt vocari filii Dei, eoque discerni nomine ab iis qui, concupiscentiis suis obsequentes, hominum filii dicebantur.*

Gen. 4-26 Iste cœpit invocare nomen Domini

Gen. 12- 8 Ædificavit quoque ibi altare Domino, et invocavit nomen ejus
13- 4 Et invocavit ibi nomen Domini
21-33 Et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni
26-25 Et invocato nomine Domini, extendit tabernaculum
33-20 Invocavit super illud fortissimum Deum Israël
48-16 Et invocetur super eos nomen meum
Exod. 34- 5 Stetit Moyses cum eo, invocans nomen Domini
Num. 6-27 Invocabuntque nomen meum super filios Israël
Deut. 4-26 Testes invoco hodie cœlum et terram
14-23 Ut in eo nomen illius invocetur
26- 2 Ut ibi invocetur nomen ejus
28-10 Quod nomen Domini invocatum sit super te
30-19 Testes invoco hodie cœlum et terram
31-28 Et invocabo contra eos cœlum et terram
32- 3 Quia nomen Domini invocabo
Judic. 10-14 Ite, et invocate deos quos elegistis
15-19 Fons invocantis de maxilla, usque in præs.
16-28 At ille invocato Domino ait : Domine Deus
1 Reg. 12-17 Invocabo Dominum, et dabit voces
2 Reg. 6- 2 Super quam invocatum est nomen Domini
22- 4 Laudabilem invocabo Dominum
- 7 In tribulatione mea invocabo Dominum
3 Reg. 8-43 Omnia pro quibus invocaverit te alienigena
Et probent quia nomen tuum invocatum est
-52 In universis pro quibus invocaverint te
18-24 Invocate nomina deorum vestrorum, et ego invocabo nomen Domini mei
-25 Et invocate nomina deorum vestrorum
-26 Et invocabant nomen Baal de mane
4 Reg. 5-11 Et stans invocaret nomen Domini Dei sui
20-11 Invocavit itaque Isaïas propheta Dominum
1 Par. 4-10 Invocavit ergo Jabes Deum Israël, dicens
5-20 Quia Deum invocaverunt cum præliarentur
13- 6 Ubi invocatum est nomen ejus
16- 8 Confitemini Domino, et invocate nomen ej.
21-26 Et invocavit Dominum, et exaudivit eum
2 Par. 6-20 Pollicitus es ut invocaretur nomen tuum
-33 Et facies cuncta, pro quibus invocaverit te
Quia nomen t. invocatum est super domum
7-14 Super quos invocatum est nomen meum
14-11 Et invocavit Dominum Deum, et ait
20- 9 In qua invocatum est nomen tuum
Tobiæ. 3-13 Peccata dimittis his, qui invocant te
13-15 Nomen enim magnum invocabunt in te
Judith.16- 2 Exaltate, et invocate nomen ejus
Esth. 15- 3 Et tu invoca Dominum, et loquere regi
- 5 Cumque... et invocasset omnium rectorem
Job. 9-16 Et cum invocantem exaudierit me
12- 4 Invocabit Deum, et exaudiet eum
27-10 Aut poterit... invocare Deum omni tempore?
Psal. 4- 2 Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiæ
13- 5 Dominum non invocaverunt, illic trepidav.
17- 4 Laudans invocabo Dominum
- 7 In tribulatione mea invocavi Dominum
19- 8 In nomine Domini Dei nostri invocabimus
-10 Et exaudi nos in die, qua invocaverimus te
30-18 Domine, non confundar, quoniam invocavi te
41- 8 Abyssus abyssum invocat, in voce cataract.
49-15 Et invoca me in die tribulationis : eruam te
52- 6 Deum non invocaverunt : illic trepidaverunt
55-10 In quacumque die invocavero te
74- 2 Confitebimur, et invocabimus nomen tuum
78- 6 Regna, quæ nomen tuum non invocaverunt
79-19 Vivificabis nos : et nomen tuum invocabimus
80- 8 In tribulatione invocasti me, et liberavi te
85- 5 Multæ misericordiæ omnibus invocantibus
88-27 Ipse invocabit me : Pater meus es tu
98- 6 Samuël inter eos, qui invocant nomen ejus
Invocabant Dominum, et ipse exaudiebat
101- 3 In quacumque die invocavero te, velociter
104- 1 Confitemini Dom., et invocate nomen ejus
114- 2 Et in diebus meis invocabo
- 4 Et nomen Domini invocavi
115-13 Et nomen Domini invocabo
-17 Et nomen Domini invocabo
117- 5 De tribulatione invocavi Dominum
137- 3 In quacumque die invocavero te, exaudi me
144-18 Prope est Dominus omnibus invocantibus eum : omnibus invocantibus eum in veritate
146- 9 Et pullis corvorum invocantibus eum
Prov. 1-28 Tunc invocabunt me, et non exaudiam
2- 3 Si enim sapientiam invocaveris
Sap. 7- 7 Invocavi, et venit in me spiritus sapientiæ
11- 4 Sitierunt, et invocaverunt te
13-18 Et in adjutorium inutilem invocat
Sap. 14- 1 Ligno portante se, fragilius lignum invocat
Eccli. 2-12 Aut quis invocavit eum, et despexit illum?
13-18 Dilige Deum, et invoca illum in salute tua
36-14 Super quam invocatum est nomen tuum
46- 6 Invocavit Altissimum potentem in oppugn.
-19 Et invocavit Dominum omnipotentem
47- 6 Nam invocavit Dominum omnipotentem
48-22 Et invocaverunt Dominum misericordem
51-14 Invocavi Dominum Patrem Domini mei
Isai. 4- 1 Tantummodo invocetur nomen tuum super nos
- 5 Ubi invocatus est, nubem per diem
12- 4 Confitemini Dom., et invocate nomen ejus
34-12 Regem potius invocabunt
43- 7 Et omnem, qui invocat nomen meum
-22 Non me invocasti, Jacob, nec laborasti in me, Israël
55- 6 Invocate eum, dum prope est
58- 9 Tunc invocabis, et Dominus exaudiet
59- 4 Non est qui invocet justitiam
63-19 Neque invocaretur nomen tuum super nos
64- 7 Non est qui invocet nomen tuum
65- 1 Quæ non invocabat nomen meum
Jerem. 7-10 In qua invocatum est nomen meum
-11 Invocatum est nomen m. in oculis vestris
-14 In qua invocatum est nomen meum
-30 In domo, in qua invocatum est nomen meum
10-25 Quæ nomen tuum non invocaverunt
14- 9 Et nomen tuum invocatum est super nos
15-16 Quon. invocatum est nomen tuum super me
25-29 In qua invocatum est nomen meum
29-12 Et invocabitis me, et ibitis : et orabitis me
32-34 In domo, in qua invocatum est nomen meum
34-15 Invocatum est nomen meum super eam
Thren. 3-55 Invocavi nomen tuum, Domine, de lacu
-57 Quando invocavi te : dixisti : Ne timeas
Baruc. 2-15 Nomen tuum invocatum est super Israël
-26 Posuisti templum, in quo invocatum est nomen tuum in ipso
3- 7 Ut invocemus nomen tuum, et laudemus te
Dan. 9-18 Super quam invocatum est nomen tuum
-19 Nomen tuum invocatum est super civitatem
Osee. 7-11 Ægyptum invocabant, ad Assyrios abierunt
8- 2 Me invocabunt : Deus meus, cognovimus te
Joel. 2-32 Omnis qui invocaverit nomen Domini
Amos. 9-12 Eo quod invocatum sit nomen meum super eos
Jonæ. 1- 6 Surge, invoca Deum tuum, si forte recogitet
Soph. 3- 9 Ut invocent omnes in nomine Domini
1 Mac. 7-37 Tu, Domine, elegisti domum istam ad invocandum nomen tuum in ea
2 Mac. 3-15 Et invocabant de cœlo eum, qui... legem posuit
-22 Hi quidem invocabant omnipotentem Deum
-31 Ut invocaret Altissimum, ut vitam donaret
7-37 Invocans Deum maturius genti nostræ propitium fieri
8- 2 Et invocabant Dominum, ut respiceret
12- 5 Et invocato justo judice Deo
-15 Invocato magno mundi Principe
-28 Sed, cum omnipotentem invocassent
-36 Invocavit Judas Dominum adjutorem
13-10 Ut die ac nocte Dominum invocarent
14-34 Invocabant eum, qui semper propugnator esset gentis ipsorum
-46 Invocans Dominatorem vitæ ac spiritus
15-21 Prodigia facientem Dominum invocavit
-22 Dixit a. invocans hoc modo : Tu, Domine
-26 Invocato Deo, per orationes congressi sunt
Act. 2-21 Quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit
7-58 Et lapidabant Stephanum invocantem
9-14 Alligandi omnes, qui invocant nomen tuum
-21 Nonne hic est, qui expugnabat in Jerusalem eos, qui invocabant nomen istud
15-17 Super quas invocatum est nomen meum
19-13 Tentaverunt... invocare super eos, qui habebant spiritus malos
22-16 Ablue peccata tua, invocato nomine ipsius
Rom. 10-12 Dives in omnes qui invocant illum
-13 Quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit
-14 Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt?
1 Cor. 1- 2 Cum omnibus qui invocant nomen Domini
2 Cor. 1-23 Ego a. testem Deum invoco in animam m.
2 Tim. 2-22 Et pacem cum iis qui invocant Dominum
Jacob. 2- 7 Bonum nomen, quod invocatum est super vos
1 Petr. 1-17 Et si patrem invocatis eum

INVOLUCRIS.

Ezech.27-24 Multifariam involucris hyacinthi

INVOLUMENTUM.

Sap. 7- 4 In involumentis nutritus sum, et curis magnis

INVOLVO.

Exod. 14-27 Et involvit eos Dominus in mediis fluctibus
Num. 4- 5 Involventque eo arcam testimonii
- 7 Mensam quoque propositionis involvent hyacinthino pallio
-11 Altare aureum involvent hyacinthino vestimento
-12 Omnia vasa... involvent hyacinthino pallio
-13 Et involvent illud purpureo vestimento
-15 Cumque involverint Aaron et filii ejus
Tunc intrabunt filii Caath ut portent involuta
-20 Quæ sunt in sanctuario priusquam involvantur
16-26 Ne involvamini in peccatis eorum
1 Reg. 15- 6 Ne forte involvam te cum eo
21- 9 Est involutus pallio post ephod
4 Reg. 2- 8 Tulitque Elias pallium suum, et involvit illud
Job. 3- 5 Occupet eum caligo, et involvatur amaritudine
6-18 Involutæ sunt semitæ gressuum eorum
18-11 Formidines, et involvent pedes ejus
37-19 Nos quippe involvimur tenebris
38- 2 Quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis?
Prov. 29- 6 Peccantem virum iniquum involvet laqueus
Jerem. 10- 9 Argentum involutum de Tharsis affertur
Ezech. 1- 4 Et nubes magna, et ignis involvens
2- 9 Ecce manus missa ad me, in qua erat involutus liber
16- 4 Nec sale salita, nec involuta pannis
Soph. 1-11 Disperierunt omnes involuti argento
2 Mac. 5-18 Nisi contigisset eos multis peccatis esse involutos
Matth.27-59 Joseph involvit illud in sindone munda
Marc. 15-46 Deponens eum involvit sindone
Luc. 2- 7 Et pannis eum involvit, et reclinavit eum
-12 Invenietis infantem pannis involutum
23-53 Et depositum involvit sindone
Joan. 20- 7 Sed separatim involutum in unum locum
Apoc. 6-14 Et cœlum recessit sicut liber involutus

INVULNERABILIS.

2 Mac. 8-36 Et ob ipsum invulnerabiles esse

IOTA.

Syrus habet iod, *atque ita existimandum est Christum dixisse, ut qui Hebræis loqueretur, apud quos* iod *minima est litterarum; sed Græcus interpres pro eo posuit quiddam simile, ut posset a Græcis intelligi.*

Matth. 5-18 Iota unum, aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant

IPSE, IPSA, IPSUM.

Gen. 2-11 Ipse est qui circuit omnem terram Hevilath
De cætero omittitur, excepto notabiliori loco sequenti:
Rom. 11-36 Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia

Id est, ab ipso *Deo, tanquam omnium rerum essentialiter auctore*; per ipsum, *quasi per conservatorem et custodem, omnia existunt et vivunt*; et ad ipsum, *vel* in ipso, *tanquam ad finem referuntur, id est, ad ejus gloriam.*

IRA I.

Filius Jaïr in Galaad, ex tribu Manasse, et amicus princepsque Davidis et consiliarius, ut est apud nos le premier gentilhomme de la chambre. *Dicitur sacerdos; at verbum* cohen, *indifferenter sacerdotem significat vel principem.*

2 Reg. 20-26 Ira autem Jaïrites erat sacerdos David

IRA II.

Filius Acces Thecuites, et inter fortissimos numeratur in exercitu David.

1 Par. 11-28 Ira filius Acces Thecuites

IRA III.

Unus e viris fortissimis in exercitu David.

2 Reg. 23-38 Ira Jethrites, Gareb et ipse Jethrites
1 Par. 11-40 Ira Jethræus, Gareb Jethræus

IRA.

Exod. 15- 7 Misisti iram tuam, quæ devoravit eos
32-12 Quiescat ira tua, et esto placabilis

Num. 16-22 Num uno peccante, contra omnes ira tua desævict?
-46 Egressa est ira a Domino, et plaga desævit
25-11 Phinees... avertit iram meam a filiis Israël
Deut. 9-19 Timui enim indignationem et iram illius
13-17 Ut avertatur Dominus ab ira furoris sui
29-23 Quas subvertit Dominus in ira et furore suo
-24 Quæ est hæc ira furoris ejus immensa?
-28 Et ejecit eos de terra sua in ira et in furore
32-27 Sed propter iram inimicorum distuli
Josue. 9-20 Ne contra nos ira Domini concitetur
20- 3 Et possit evadere iram proximi,qui ultor est
22-18 Et cras in universum Israël ira ejus desæviet
-20 Et super omnem populum Israel ira ejus incubuit?
1 Reg. 20-34 Surrexit ergoJonathas a mensa in ira furoris
28-18 Neque fecisti iram furoris ejus in Amalec
4 Reg. 22-13 Magna e. ira Domini succensa est contra nos
23-26 Non est aversus Dominus ab ira furoris sui
1 Par. 27-24 Quia super hoc ira irruerat in Israel
2 Par. 12-12 Aversa est ab eis ira Domini, nec deleti sunt
19- 2 Et idcirco iram quidem Domini merebaris
-10 Ne veniat ira super vos et super fratres vest.
24-18 Et facta est ira contra Judam et Jerusalem
28-13 Et ira furoris Domini imminet super Israel
29-10 Et avertet a nobis furorem iræ suæ
30- 8 Et avertetur a vobis ira furoris ejus
32-25 Et facta est contra eum ira, et contra Judam
-26 Et idcirco non venit super eos ira Domini
1 Esdr. 10-14 Donec avertatur ira Dei nostri a nobis
Judith. 8-12 Sed potius qui iram excitet, et furorem accendat
Esth. 5-10 Et dissimulata ira, reversus in domum suam
7-10 Suspensus est itaque Aman... et regis ira quievit
Job. 4- 9 Perisse, et spiritu iræ ejus esse consumptos
6- 2 Peccata mea, quibus iram merui
9-13 Deus, cujus iræ nemo resistere potest
10-17 Et multiplicas iram tuam adversum me
20-23 Ut emittat in eum iram furoris sui
36-13 Simulatores et callidi provocant iram Dei
-18 Non te ergo superet ira,ut aliquem opprimas
Psal. 2- 5 Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore
-13 Cum exarserit in brevi ira ejus
6- 2 Neque in ira tua corripias me
7- 7 Exurge, Domine, in ira tua : et exaltare
H. 10- 4 Secundum multitudinem iræ suæ non quæret
17- 9 Ascendit fumus in ira ejus : et ignis a facie
-16 Ab inspiratione spiritus iræ tuæ
20-10 Dominus in ira sua conturbabit eos
26- 9 Ne declines in ira a servo tuo
29- 6 Quoniam ira in indignatione ejus
30-10 Conturbatus est in ira oculus meus
36- 8 Desine ab ira, et derelinque furorem
37- 2 Neque in ira tua corripias me
- 4 Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ
54- 4 Et in ira molesti erant mihi
-22 Divisi sunt ab ira vultus ejus
55- 8 Salvos facies illos : in ira populos confringes
57-10 Sicut viventes, sic in ira absorbet eos
58-14 In ira consummationis, et non erunt
68-25 Effunde super eos iram tuam
Et furor iræ tuæ comprehendat eos
75- 8 Et quis resistet tibi? ex tunc ira tua
76-10 Aut continebit in ira sua misericordias suas?
77-17 In iram excitaverunt excelsum in inaquoso
-21 Et ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit in Israël
-31 Et ira Dei ascendit super eos
-38 Abundavit ut averteret iram suam
Et non accendit omnem iram suam
-40 In iram concitaverunt eum in inaquoso?
-49 Misit in eos iram indignationis suæ, indignationem, et iram, et tribulationem
-50 Viam fecit semitæ iræ suæ, non pepercit
-58 In iram concitaverunt eum in collibus suis
78- 6 Effunde iram tuam in gentes, quæ te non noverunt
82-16 In tempestate tua : et in ira tua turbabis eos
84- 4 Mitigasti omnem iram tuam : avertisti ab ira indignationis tuæ
- 5 Salutaris noster : et averte iram tuam a nobis
- 6 Aut extendes iram tuam a generatione in generationem?
87-17 In me transierunt iræ tuæ : et terrores tui
88-47 Exardescet sicut ignis ira tua?
89- 7 Quia defecimus in ira tua
- 9 Et in ira tua defecimus
-11 Quis novit potestatem iræ tuæ, et præ timore tuo iram tuam (-12) dinumerare?
94-11 Ut juravi in ira mea : Si introibunt in requiem meam
101-11 A facie iræ et indignationis tuæ
105-23 Ut averteret iram ejus ne disperderet eos
109- 5 Dominus... confregit in die iræ suæ reges

Psal. 137- 7 Et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam
Prov. 12-16 Fatuus statim indicat iram suam
15- 1 Responsio mollis frangit iram
17-25 Ira patris, filius stultus : et dolor matris
19-12 Sicut fremitus leonis, ita et regis ira
21-14 Munus absconditum extinguit iras
-24 Indoctus, qui in ira operatur superbiam
22- 8 Metet mala,et virga iræ suæ consummabitur
24-18 Et displiceat ei, et auferat ab eo iram suam
26-10 Et qui imponit stulto silentium, iras mitigat
27- 3 Onerosa arena : sed ira stulti utroq. gravior
- 4 Ira non habet misericordiam
30-33 Et qui provocat iras, producit discordias
Eccle. 7- 4 Melior est ira risu : quia per tristitiam vultus
-10 Quia ira in sinu stulti requiescit
11-10 Aufer iram a corde tuo, et amove malitiam
Sap. 5-21 Acuet autem duram iram in lanceam, et pugnabit
-23 Et a petrosa ira plenæ mittentur grandines
7-20 Naturas animalium, et iras bestiarum
10- 3 Ab hac ut recessit injustus in ira sua, per iram homicidii fraterni deperiit
-10 Hæc profugum iræ fratris justum deduxit
11-10 Cum ira judicati impii tormenta paterentur
-19 Aut novi generis ira plenas ignotas bestias
16- 5 Cum illis supervenit sæva bestiarum ira
- 6 Sed non in perpetuum ira tua permansit
18-20 Sed non diu permansit ira tua
-21 Restitit iræ, et finem imposuit necessitati
-25 Erat enim sola tentatio iræ sufficiens
19- 1 In novissimum sine misericordia ira supervenit
Eccli. 4- 5 Ab inope ne avertas oculos tuos propt. iram
5- 7 Misericordia e. et ira ab illo cito proximant
Et in peccatores respicit ira illius
- 9 Subito enim veniet ira illius
7-18 Memento iræ, quoniam non tardabit
16- 7 Et in gente incredibili exardescet ira
-12 Misericordia enim et ira est cum illo
Potens exoratio, et effundens iram
18-24 Memento iræ in die consummationis
19-28 Est correptio mendax in ira contumeliosi
23-21 Et tertium adducit iram, et perditionem
25-23 Et non est ira super iram mulieris
-29 Mulieris ira, et irreverentia, et confusio
26-11 Mulier ebriosa, ira magna : et contumelia
27-33 Ira et furor, utraque execrabilia sunt
28- 3 Homo homini reservat iram, et a Deo quærit medelam?
- 5 Ipse cum caro sit, reservat iram
-12 Secundum substantiam suam exaltabit iram
31-38 Irritationem, et iram, et ruinas multas facit
36- 8 Excita furorem, et effunde iram
-11 In ira flammæ devoretur qui salvatur
39-28 Sic ira ipsius gentes, quæ non exquisierunt eum, hæreditabit
-29 Sic peccatoribus offensiones in ira ejus
Isai. 7- 4 In ira furoris Rasin regis Syriæ
9-19 In ira Do. exercituum conturbata est terra
13- 3 Et vocavi fortes meos in ira mea
- 9 Crudelis, et indignationis plenus, et iræ
-13 Et propter diem iræ furoris ejus
51-17 Quæ bibisti de manu Dom. calicem iræ ejus
63- 3 Et conculcavi eos in ira mea
Jerem. 4- 8 Quia non est aversa ira furoris Dom. a nobis
-26 A facie Domini, et a facie iræ furoris ejus
12-13 Confundemini.. propter iram furoris Dom.
21- 5 In indignatione, et in ira grandi
25-37 Et conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris Domini
-38 Quia facta est terra eorum in desolationem a facie iræ columbæ, et a facie iræ furoris Domini
30-24 Non avertet iram indignationis Dominus
32-37 Ad quas ejeci eos in furore meo, et in ira mea
49-37 Adducam super eos malum, iram furoris
50-13 Ab ira Domini non habitabitur
-25 Et protulit vasa iræ suæ
51-45 Ut salvet unusquisque animam suam ab ira furoris Domini
Thren. 1-12 Ut locutus est Dominus in die iræ furoris sui
2- 3 Confregit in ira furoris sui omne cornu Isr.
4-11 Dominus... effudit iram indignationis suæ
Baruc. 2-13 Avertatur ira tua a nobis
-20 Sed quia misisti iram tuam, et furorem tuum
4- 6 In ira ad iracundiam provocastis Deum
-25 Filii, patienter sustinete iram, quæ supervenit vobis
Ezech. 5-15 Et in indignatione, et in increpationibus iræ
7- 8 Nunc de propinquo effundam iram meam super te
-12 Quia ira super omnem populum ejus
-14 Ira enim mea super universum populum ejus
13-13 Et lapides grandes in ira in consumptionem

Ezech. 19-12 Et evulsa est in ira, in terramque projecta
20- 8 Et implerem iram meam in eis
-21 Et implerem iram meam in eis in deserto
22-20 Sic congregabo in furore meo, et in ira mea, et requiescam
-31 In igne iræ meæ consumpsi eos
25-14 Et facient in Edom juxta iram meam, et furorem meum
35-11 Quia faciam juxta iram tuam, et secundum zelum tuum
38-19 Et in zelo meo, in igne iræ meæ locutus sum
43- 8 Propter quod consumpsi eos in ira mea
Dan. 2-12 Rex in furore et in ira magna præcepit
3-13 In furore et in ira præcepit ut adducerentur Sidrach, Misach
9-16 Avertatur, obsecro, ira tua, et furor tuus
Osee. 5-10 Super eos effundam quasi aquam iram meam
11- 9 Non faciam furorem iræ meæ
Jonæ. 3- 9 Et revertatur a furore iræ suæ, et non peribimus
Mich. 6-10 Et mensura minor iræ plena
7- 9 Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei
Nahum. 1- 6 Et quis resistet in ira furoris ejus?
Soph. 1-15 Dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiæ
2- 2 Antequam veniat super vos ira furoris Dom.
3- 8 Et effundam... omnem iram furoris mei
Zach. 1-15 Et ira magna ego irascor super gentes opulentas
1 Mac. 1-67 Et facta est ira magna super populum valde
2-44 Et percusserunt peccatores in ira sua
-49 Et tempus eversionis, et ira indignationis
3- 8 Et perdidit impios ex eis, et avertit iram ab Israel
7-35 Juravit cum ira, dicens : Nisi traditus fuerit
Et exiit cum ira magna
15-36 Reversus a. cum ira ad regem, renuntiavit ei
Et iratus est rex ira magna
2 Mac. 4-25 Venit... et feræ belluæ iram gerens
-40 Turbis autem insurgentibus, et animis ira repletis
5-20 Et qui derelictus in ira Dei omnipotentis est
6-29 In iram conversi sunt propter sermones ab eo dictos
7-38 In fratribus meis desinet Omnipotentis ira
-39 Tunc rex accensus ira, in hunc... desævit
8- 5 Ira enim Do. in misericordiam conversa est
9- 4 Elatus autem in ira, arbitrabatur se, injuriam illorum
Matth. 3- 7 Quis demonstravit vobis fugere a ventura ira?
Marc. 3- 5 Et circumspiciens eos cum ira.. dicit homini
Luc. 3- 7 Quis ostendit vobis fugere a ventura ira?
4-28 Et repleti sunt omnes in synagoga ira
21-23 Pressura magna... et ira populo huic
Joan. 3-36 Non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum
Act. 19-28 His auditis, repleti sunt ira, et exclamaverunt
Rom. 1-18 Revelatur enim ira Dei de cœlo
2- 5 Thesaurizas tibi iram in die iræ
- 8 Iis autem... ira et indignatio
3- 5 Numquid iniquus est Deus, qui infert iram?
4-15 Lex enim iram operatur
5- 9 Salvi erimus ab ira per ipsum
9-22 Quod si Deus volens ostendere iram
Vasa iræ, apta in interitum
10-19 In gentem insipientem, in iram vos mittam
12-19 Non vosmetipsos defendentes, charissimi, sed date locum iræ
13- 4 Vindex in iram ei, qui malum agit
- 5 Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam
Galat. 5-20 Æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ
Ephes. 2- 3 Et eramus natura filii iræ, sicut et cæteri
4-31 Omnis amaritudo, et ira, et indignatio
5- 6 Propter hæc enim venit ira Dei in filios diffidentiæ
Colos. 3- 6 Propter quæ venit ira Dei super filios incredulitatis
- 8 Nunc autem deponite et vos omnia : iram
1 Thes. 1-10 Qui eripuit nos ab ira ventura
2-16 Pervenit e. ira Dei super illos usque in finem
5- 9 Quoniam non posuit nos Deus in iram
1 Tim. 2- 8 Levantes puras manus sine ira et disceptatione
Hebr. 3-11 Sicut juravi in ira mea : Si introibunt in requiem meam
4- 3 Sicut juravi in ira mea
Jacob. 1-19 Tardus a. ad loquendum, et tardus ad iram
-20 Ira enim viri justitiam Dei non operatur
5- 3 Thesaurizastis vob. iram in novissim. diebus
Apoc. 6-16 Et abscondite nos... ab ira Agni
-17 Quoniam venit dies magnus iræ ipsorum
11-18 Et advenit ira tua, et tempus mortuorum

Apoc. 12-12 Quia descendit diabolus ad vos, habens iram magnam
14- 8 Quæ a vino iræ fornicationis suæ potavit
-10 Et hic bibet de vino iræ Dei
-19 Et misit in lacum iræ Dei magnum
15- 1 Quoniam in illis consummata est ira Dei
16- 1 Ite, et effundite septem phialas iræ Dei in terram
-19 Dare illi calicem vini indignationis iræ ejus
18- 3 Quia de vino iræ fornicationis ejus biberunt
19-15 Et ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei

IRACUNDIA.

Deut. 4-25 Ut cum ad iracundiam provocetis
9- 7 Ne obliviscaris, quomodo ad iracundiam provocaveris Dominum
-18 Et eum ad iracundiam provocastis
32-16 In abominationibus ad iracundiam concitaverunt
-19 Vidit Dom., et ad iracundiam concitatus est
Judic. 2-12 Et ad iracundiam concitaverunt Dominum
1 Reg. 19-21 Et iratus iracundia Saül
3 Reg. 14- 9 Ut me ad iracundiam provocares
21-22 Quia egisti, ut me ad iracundiam provocares
2 Par. 28-25 Atque ad iracundiam provocavit Dominum
34-25 Ut me ad iracundiam provocarent
1 Esdr. 5-12 Postquam autem ad iracundiam provocaverunt patres nostri Deum cœli
2 Esdr. 9-26 Provocaverunt autem te ad iracundiam
13-18 Et vos additis iracundiam super Israël
Judith. 5- 2 Furore nimio exarsit in iracundia magna
8-15 Neque... ad iracundiam inflammabitur
9-11 Cadat virtus eorum in iracundia tua
Job. 5- 2 Vere stultum interficit iracundia
Psal. 34-20 In iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant
Prov. 14-35 Iracundiam ejus inutilis sustinebit
Eccli. 1-28 Iracundia enim animositatis illius
10-22 Neque iracundia nationi mulierum
26-25 In tertio iracundia mihi advenit
28-12 Sic iracundia illius erit
-23 Qui in iracundia illius non transivit
30-26 Zelus et iracundia minuunt dies
40- 4 Timor mortis, iracundia perseverans
44-17 In tempore iracundiæ factus est reconciliatio
45-22 Et congregatio Core in iracundia
-23 Et consumpti sunt in impetu iracundiæ
46- 5 An non in iracundia ejus impeditus est sol
47-22 Profanasti semen tuum inducere iracundiam ad liberos tuos
48-10 Qui scriptus es... lenire iracundiam Domini
Isai. 1-20 Et me ad iracundiam provocaveritis
30- 9 Populus enim ad iracundiam provocans est
63-10 Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt
65- 3 Populus qui ad iracundiam provocat me
Jerem. 4-17 Quia me ad iracundiam provocavit
7-18 Et me ad iracundiam provocent
-19 Numquid me ad iracundiam provocant
8-19 Quare ergo me ad iracundiam concitaverunt
25- 6 Neque me ad iracundiam provocetis
- 7 Ut me ad iracundiam provocaretis
32-32 Quam fecerunt ad iracundiam me provocantes
44- 3 Ut me ad iracundiam provocarent
Thren. 1-18 Quia os ejus ad iracundiam provocavi
3-42 Et ad iracundiam provocavimus
Baruc. 4- 6 In ira ad iracundiam provocastis Deum
- 9 Vidit e. iracundiam a Deo venientem vobis
Dan. 11-36 Et dirigetur, donec compleatur iracundia
Osee. 12-14 Ad iracundiam me provocavit Ephraim
Zach. 1- 2 Iratus est Dominus super patres vestros iracundia
8-14 Cum ad iracundiam provocassent patres
Act. 14- 2 Et ad iracundiam concitaverunt animas
Ephes. 4-26 Sol non occidat super iracundiam vestram
6- 4 Nolite ad iracundiam provocare filios vestr.
Apoc. 15- 7 Plenas iracundiæ Dei viventis

IRACUNDUS, A, UM.

Psal. 17-48 Liberator meus de inimicis meis iracundis
Prov. 15-18 Vir iracundus provocat rixas
21-19 Quam cum muliere rixosa et iracunda
22-24 Noli esse amicus homini iracundo
26-21 Sic homo iracundus suscitat rixas
29-22 Vir iracundus provocat rixas
Eccli. 8-19 Cum iracundo non facies rixam
28-11 Homo enim iracundus incendit litem
Tit. 1- 7 Non superbum, non iracundum, non vinolentum

IRAD *Filius Henoch filii Cain.*

Gen. 4-18 Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviael

IRASCOR.

Gen. 4- 5 Iratusque est Caïn vehementer
- 6 Dixitq. Dominus ad eum: Quare iratus es?
18-32 Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine
30- 2 Cui iratus respondit Jacob: Num pro Deo ego sum
31-35 Ait: Ne irascatur dominus meus
34- 7 Auditoque quod acciderat, irati sunt valde
39-19 Dominus, et nimium credulus verbis conjugis iratus est valde
40- 2 Iratusque contra eos Pharao
41-10 Iratus rex servis suis, me... retrudi jussit
44-18 Et ne irascaris famulo tuo
45-24 Proficiscentibus ait: Ne irascamini in via
Exod. 4-14 Iratus Dominus in Moysen, ait
11- 9 Et exivit a Pharaone iratus nimis
15-14 Ascenderunt populi, et irati sunt
16-20 Et iratus est contra eos Moyses
32-10 Dimitte me, ut irascatur furor meus contra
-11 Cur, Domine, irascitur furor tuus
-19 Iratusque valde, projecit de manu tabulas
Levit. 10-16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar
Num. 11- 1 Quod cum audisset Dominus, iratus est
-10 Iratusque est furor Domini valde
12- 9 Iratusque contra eos, abiit
16-15 Iratusque Moyses valde, ait ad Dominum
22-22 Et iratus est Deus..Stetitq. Angelus Domini
-27 Qui iratus, vehementius cædebat fuste
24-10 Iratusque Balac contra Balaam
25- 3 Et iratus Dominus, (-4) ait ad Moysen
31-14 Iratusque Moyses principibus exercitus
32-10 Qui iratus juravit, dicens
-13 Iratusque Dominus adversum Israël
Deut. 1-34 Cumq. audisset Dominus... iratus juravit
-37 Cum mihi quoque iratus Dominus.. dixerit
3-26 Iratusque est Dominus mihi propter vos
4-21 Iratusque est Dominus contra me
6-15 Nequando irascatur furor Do. D. tui contra te
7- 4 Irasceturque furor Domini, et delebit te
9- 8 Provocasti eum, et iratus delere te voluit
-20 Adversum Aaron quoq. vehementer iratus
11-17 Iratusque Dominus claudat cœlum
29-27 Iratus est furor Dom. contra terram istam
31-17 Irascetur furor meus contra eum in die illo
Josue. 7- 1 Iratusque est Dominus contra filios Israël
Judic. 2-14 Iratusque Dom. contra Israël, tradidit eos
-20 Iratusque est furor Domini in Israël, et ait
3- 8 Iratusq. contra Israël Dominus tradidit eos
6-39 Ne irascatur furor tuus contra me
9-30 Zebul enim princeps... iratus est valde
10- 7 Contra quos Dominus iratus, tradidit eos
14-19 Iratusq. nimis, ascendit in domum patris sui
1 Reg. 11- 6 Et iratus est furor ejus nimis
17-28 Iratus est contra David, et ait: Quare venisti?
18- 8 Iratus est autem Saül nimis, et displicuit
19-21 Et iratus iracundia Saül
20- 7 Si autem fuerit iratus, scito quia completa est malitia ejus
-30 Iratus autem Saül adversum Jonathan
29- 4 Irati sunt a. adversus eum principes Phil.
2 Reg. 3- 8 Qui iratus nimis propter verba Isboseth
6- 7 Iratusque indignatione Do. contra Ozam
12- 5 Iratus autem indignatione David
19-42 Cur irasceris super hac re?
22- 8 Fundamenta montium concussa sunt, et conquassata, quoniam iratus est eis
24- 1 Et addidit furor Domini irasci contra Israël
3 Reg. 8-46 Quod si... iratus tradideris eos inimicis suis
11- 9 Igitur iratus est Dominus Salomoni
4 Reg. 5-11 Iratus Naaman recedebat, dicens: Putabam
13- 3 Iratusque est furor Domini contra Israël
-19 Iratus est vir Dei contra eum, et ait
17-18 Iratusque est Dominus vehementer Israëli
23-26 Quo iratus est furor ejus contra Judam
24-20 Irascebatur enim Dominus contra Jerusal.
1 Par. 13-10 Iratus est itaque Dominus contra Ozam
2 Par. 6-36 Si... et iratus fueris eis, et tradideris hostibus
16-10 Iratusque Asa adversus Videntem, jussit
25-10 At illi contra Judam vehementer irati
-15 Quam ob rem iratus Dom. contra Amasiam
26-19 Iratusq. Ozias, tenens in manu thuribulum
28- 9 Ecce iratus Dominus Deus patrum vestror.
1 Esdr. 7-23 Ne forte irascatur contra regnum regis
9-14 Numquid iratus es nobis usque ad consum.
2 Esdr. 4- 1 Cum audisset Sanaballat quod ædificaremus murum, iratus est valde
- 7 Quod cœpissent interrupta concludi, irati sunt nimis
5- 6 Iratus sum nimis cum audissem clamorem
Tobiæ. 1-21 Et iratus multos occideret ex filiis Israel
2-22 Ad hæc uxor ejus irata respondit
3-13 Qui cum iratus fueris, misericordiam facies
Tobiæ. 5-19 Peto ne irascaris quod voluerim cognoscere
Judith. 5-26 Irati sunt omnes magnates Holofernis
6-13 Et quemadmodum ipse Holofernes iratus jusserit eum Israëlitis hac de causa trad
11-17 Et quoniam iratus est illis Deus
Esth. 1-12 Unde iratus rex, et nimio furore succensus
2-21 Irati sunt Bagathan et Thares duo eunuchi
3- 5 Quod Mardochæus non flecteret sibi genu, nec se adoraret, iratus est valde
7- 7 Rex a. iratus surrexit, et de loco convivii
Job. 19-11 Iratus est contra me furor ejus
32- 2 Iratus, indignatusq. est Eliu filius Barachel
Iratus est autem adversum Job
- 5 Cum a. vidisset quod tres respondere non potuissent, iratus est vehementer
42- 7 Iratus est furor meus in te, et in duos amicos
Psal. 2-12 Nequando irascatur Dominus, et pereatis
4- 5 Irascimini, et nolite peccare: quæ dicitis
7-12 Numquid irascitur per singulos dies?
17- 8 Et commota sunt, quoniam iratus est eis
59- 3 Iratus es, et misertus es nobis
73- 1 Iratus est furor tuus super oves pascuæ tuæ
78- 5 Usquequo, Domine, irasceris in finem?
79- 5 Quousque irasceris super orationem servi
84- 6 Numquid in æternum irasceris nobis?
98- 1 Dominus regnavit, irascantur populi
102- 9 Non in perpetuum irascetur
105-40 Et iratus est furore Dom. in populum suum
111-10 Peccator videbit, et irascetur
123- 3 Cum irasceretur furor eorum in nos
Prov. 18-14 Spiritum vero ad irascendum faciem quis poterit sustinere?
22-14 Cui iratus est Dominus, incidet in eam
29- 9 Sive irascatur, sive rideat, non inveniet req.
Eccle. 5- 5 Ne forte iratus Deus contra sermones tuos
7-10 Ne sis velox ad irascendum
Eccli. 20- 1 Quam bonum est arguere, quam irasci
28- 8 Memorare timorem Dei, et non irascaris
Isai. 5-25 Ideo iratus est furor Do. in populum suum
8-21 Cum esurierit, irascetur, et maledicet regi s.
12- 1 Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es mihi
28-21 Sicut in valle, quæ est in Gabaon, irascetur
47- 6 Iratus sum super populum meum
54- 9 Juravi ut non irascar tibi, et non increpem
57-16 Non... litigabo, neq. usque ad finem irascar
-17 Propter iniquitatem avaritiæ ej. iratus sum
64- 5 Ecce tu iratus es, et peccavimus
- 9 Ne irascaris, Domine, satis
Jerem. 3- 5 Numquid irasceris in perpetuum
-12 Et non irascar in perpetuum
37-14 Quam ob rem irati principes contra Jerem.
Thren. 5-22 Repulisti nos, iratus es contra nos vehementer
Ezech. 16-42 Et quiescam, nec irascar amplius
Dan. 14- 7 Et iratus rex vocavit sacerdotes ejus, et ait
-19 Et iratus est rex
Osee. 8- 5 Iratus est furor meus in eos
Jonæ. 4- 1 Et afflictus est Jonas afflictione magna, et iratus est
- 4 Et dixit Dominus: Putas-ne bene irasceris tu super hedera?
- 9 Putas-ne bene irasceris tu?
Et dixit: Bene irascor ego usque ad mortem
Nahum. 1- 2 Et irascens ipse inimicis suis
Habac. 3- 2 Cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis
- 8 Numquid in fluminibus iratus es, Domine?
Zach. 1- 2 Iratus est Do. super patres vestros iracundia
-12 Usquequo tu non misereberis Jerusalem, et urbium Juda, quibus iratus es?
-15 Et ira magna ego irascor super gentes opulentas: quia ego iratus sum parum
10- 3 Super pastores iratus est furor meus
Malac. 1- 4 Populus cui iratus est Dominus usque in æternum
1 Mac. 3-27 Iratus est animo: et misit, et congregavit
5- 1 Ut audierunt gentes... iratæ sunt valde
6-28 Et iratus est rex, ut hæc audivit
-59 Propter legitima enim ipsorum, quæ despeximus, irati sunt
9-69 Et iratus contra viros iniquos
11-22 Et ut audivit, iratus est: et statim venit
15-36 Et iratus est rex ira magna
2 Mac. 5-17 Modicum Deus fuerat iratus
7- 3 Iratus itaque rex, jussit sartagines... succendi
-33 Dominus Deus noster modicum iratus est
Matth. 2-16 Quoniam illusus esset a Magis, iratus est
5-22 Omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit judicio
18-34 Iratus dominus ejus tradidit eum tortoribus
22- 7 Rex autem cum audisset, iratus est
Luc. 14-21 Tunc iratus paterfamilias, dixit servo suo
Act. 12-20 Erat autem iratus Tyriis, et Sidoniis

Ephes. 4-26 Irascimini, et nolite peccare
Apoc. 11-18 Et iratæ sunt gentes, et advenit ira tua
12-17 Et iratus est draco in mulierem; et abiit

IRIS.

Iris reconciliationis et fœderis signum est. Angelus ergo, qui pacem Dei portat hominibus, et eos ad pœnitentiam invitat, iride coronatur, ne pereant omnes diluvio iræ Dei.

Apoc. 4- 3 Iris erat in circuitu sedis, similis visioni
10- 1 Et iris in capite ejus, et facies ej. erat ut sol

IRRATIONABILIS.

2 *Petr.* 2-12 Hi vero velut irrationabilia pecora

IRRELIGIOSUS.

Eccli. 37-12 Cum viro irreligioso tracta de sanctitate

IRREMEDIABILIS.

Tobiæ. 10- 4 Flebat igitur mater ejus irremediabilibus lacrymis

IRREPREHENSIBILIS, E.

Tobiæ. 10-13 Et se ipsam irreprehensibilem exhibere
Colos. 1-22 Immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso
1 *Tim.* 3- 2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse
5- 7 Et hoc præcipe, ut irreprehensibiles sint
6-14 Irreprehensibile, usque in adventum Dom.
Tit. 2- 8 Verbum sanum, irreprehensibile

IRRETIO.

Prov. 7-21 Irretivit eum multis sermonibus
Isai. 8-15 Et conterentur, et irretientur, et capientur

IRREVERENTI.

Eccli. 23- 6 Animæ irreverenti et infrunitæ ne tradas me

IRREVERENTIA.

Eccli. 25-29 Mulieris ira, et irreverentia, et confusio
26-14 Ab omni irreverentia oculorum ejus cave
27-15 Et irreverentia ipsius obturatio aurium

IRREVOCABILIS.

Ezech. 21- 5 Ut sciat omnis caro quia ego Dominus eduxi gladium meum de vagina sua irrevocabilem

IRRIDEO.

2 *Par.* 30-10 Illis irridentibus et subsannantibus eos
2 *Esdr.* 4- 5 Et peccatum eorum coram facie tua non deleatur, quia irriserunt ædificantes
Tobiæ. 2-15 Parentes et cognati ej. irridebant vitam ej.
Judith. 12-11 Si fœmina irrideat virum, agendo ut immunis ab eo transeat
Job. 11- 3 Et cum cæteros irriseris, a nullo confutaberis?
Psal. 2- 4 Qui habitat in cœlis irridebit eos
24- 3 Neque irrideant me inimici mei
36-13 Dominus autem irridebit eum
Prov. 15- 5 Stultus irridet disciplinam patris sui
Sap. 4-18 Illos autem Dominus irridebit
Eccli. 7-12 Non irrideas hominem in amaritudine
20-18 Quoties, et quanti irridebunt eum?
1 *Mac.* 7-34 Et irridens sprevit eos, et polluit
2 *Mac.* 7-27 Irridens crudelem tyrannum, ait patria voce
Marc. 5-40 Et irridebant eum
Act. 2-13 Alii autem irridentes dicebant: Quia musto pleni sunt isti
17-32 Quidam quidem irridebant
Galat. 6- 7 Nolite errare: Deus non irridetur

IRRIGATIO.

Prov. 3- 8 Sanitas quippe erit umbilico tuo, et irrigatio ossium tuorum

IRRIGO.

Gen. 2- 6 Irrigans universam superficiem terræ
-10 Fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum
13-10 Circa regionem Jordanis, quæ universa irrigabatur
Josue. 13- 3 A fluvio turbido, qui irrigat Ægyptum
Job. 5-10 Et irrigat aquis universa
21-24 Medullis ossa illius irrigantur
Eccle. 2- 6 Ut irrigarem sylvam lignor. germinantium
Ezech. 17- 7 Ut irrigaret eam de areolis germinis sui
31-14 Nec stabunt... omnia quæ irrigantur aquis
-16 Universa quæ irrigabantur aquis
32- 6 Et irrigabo terram fœtore sanguinis tui
Joel. 3-18 Egredietur, et irrigabit torrentem spinarum

IRRIGUUS, A, UM.

Num. 24- 6 Ut horti juxta fluvios irrigui, ut tabernacula
Deut. 11-10 In hortorum morem aquæ ducuntur irriguæ
Josue. 15-19 Terram Australem et arentem dedisti mihi, junge et irriguam
Dedit itaque ei Caleb irriguum superius
Judic. 1-15 Arentem dedisti mihi: da et irriguam aquis
Dedit ergo ei Caleb irriguum superius, et irriguum inferius
Isai. 19- 7 Et omnis sementis irrigua siccabitur, arescet
-10 Et erunt irrigua ejus flaccentia
58-11 Et eris quasi hortus irriguus, et sicut fons
Jerem. 31-12 Eritque anima eorum quasi hortus irriguus

IRRISIO.

Ezech. 22- 4 Dedi te... irrisionem universis terris

IRRITATIO.

4 *Reg.* 23-26 Propter irritationes, quibus provocaverat
Psal. 94- 9 Sicut in irritatione secundum diem tentationis
Eccli. 31-38 Vinum multum potatum irritationem.. facit
Ezech. 20-28 Et dederunt ibi irritationem oblationis suæ

IRRITATOR.

Ezech. 2- 7 Si forte.. quiescant: quoniam irritatores s.

IRRITATRIX.

Ezech. 24- 3 Dices... ad domum irritatricem parabolam

IRRITO.

Deut. 31-29 Ut irritetis eum per opera manuum vestr.
32-21 Et irritaverunt in vanitatibus suis
Et in gente stulta irritabo illos
3 *Reg.* 14-15 Fecerunt sibi lucos, ut irritarent Dominum
-22 Et irritaverunt eum super omnibus, quæ fecerant
15-30 Propter delictum, quo irritaverat Dominum
16- 2 Ut me irritares in peccatis eorum
- 7 Ad irritandum eum in operibus manuum
-26 Ut irritaret Do. D. Israel in vanitatibus s.
-33 Irritans Dominum Deum Israël super omnes reges Israël
22-54 Et irritavit Dominum Deum Israël
4 *Reg.* 17-11 Feceruntque verba pessima irritantes Dom.
-17 Et tradiderunt se ut facerent malum coram Domino, ut irritarent eum
21- 6 Ut faceret malum coram Domino et irritaret
-15 Eo quod... et perseveraverint irritantes me
22-17 Irritantes me in cunctis operibus manuum
23-19 Quæ fecerant reges Isr. ad irritandum Dom.
2 *Par.* 33- 6 Multaque mala operatus est coram Domino, ut irritaret eum
Psal. 5-11 Quoniam irritaverunt te, Domine
10-13 Propter quid irritavit impius Deum?
73-10 Irritat adversarius nomen tuum in finem?
105- 7 Et irritaverunt ascendentes in mare
-16 Et irritaverunt Moysen in castris
-29 Et irritaverunt eum in adinventionibus suis
-32 Et irritaverunt eum ad aquas contradict.
106-11 Et consilium Altissimi irritaverunt
Eccli. 48- 2 Irritantes illum invidia sua pauci facti sunt
Jerem. 11-17 Quæ fecerunt sibi ad irritandum me
32-29 Libabant diis alienis libamina ad irritandum me
Ezech. 8-17 Conversi sunt ad irritandum me?
16-26 Et multiplicasti fornicationem tuam ad irritandum me
20- 8 Et irritaverunt me, nolueruntq. me audire
-13 Et irritaverunt me domus Israël in deserto
32- 9 Et irritabo cor populorum multorum
1 *Mac.* 15-40 Et cœpit irritare plebem, et conculcare Jud.
2 *Mac.* 14-27 Et pessimis hujus criminationibus irritatus
1 *Cor.* 13- 5 Non irritatur, non cogitat malum

IRRITUS, A, UM.

Gen. 17-14 Quia pactum meum irritum fecit
Levit. 7-18 Irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti
26-15 Et ad irritum perducatis pactum meum
-44 Et irritum facerem pactum meum cum eis
Num. 6-12 Ita tamen ut dies priores irriti fiant
15-31 Et præceptum illius fecit irritum
30- 3 Non faciet irritum verbum suum
- 6 Et vota et juramenta ejus irrita erunt
- 9 Sin... et irritas fecerit pollicitationes ejus
Deut. 31-16 Et irritum faciet fœdus, quod pepigi cum eo
-20 Et irritum facient pactum meum
Josue. 21-43 Ne unum quidem verbum... irritum fuit
Judic. 2- 1 Ut non facerem irritum pactum meum vobiscum
-20 Quia irritum fecit gens ista pactum meum
3 *Reg.* 15-19 Et peto ut venias, et irritum facias fœdus
1 *Esdr.* 9-14 Ut non... irrita faceremus mandata tua
Esth. 8- 3 Machinationes ej. pessimas, quas excogitaverat contra Judæos, juberet irritas fieri
9-25 Ut conatus ejus, litteris regis irriti fierent
Esth. 10- 5 Nec eorum quidquam irritum fuit
16-17 Unde eas litteras... sciatis esse irritas
Job. 40- 3 Numquid irritum facies judicium meum
Psal. 88-35 Quæ procedunt de labiis.. non faciam irrita
Isai. 33- 8 Irritum factum est pactum, projecit civitates
44-25 Irrita faciens signa divinorum
Jerem. 11-10 Irritum fecerunt domus Israël et domus Juda pactum meum
14-21 Ne irritum facias fœdus tuum nobiscum
31-32 Pactum, quod irritum fecerunt
33-20 Si irritum potest fieri pactum meum cum die, et pactum meum cum nocte
-21 Pactum meum irritum esse poterit cum David servo meo
Ezech. 16-59 Juramentum, ut irritum faceres pactum
17-16 Regem, cujus fecit irritum juramentum
Zach. 11-10 Abscidi eam ut irritum facerem fœdus meum
-11 Et in irritum deductum est in die illa
Malac. 2- 8 Irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus
1 *Mac.* 11-36 Et nihil horum irritum erit ex hoc
14-44 Et ne liceat ulli ex populo, et ex sacerdotibus, irritum facere aliquid horum
-45 Qui... irritum fecerit aliquid horum, reus erit
2 *Mac.* 14-28 Si ea, quæ convenerant, irrita faceret
Matth. 15- 6 Et irritum fecistis mandatum Dei
Marc. 7- 9 Bene irritum facitis præceptum Dei
Galat. 3-17 Non irritum facit ad evacuandam promissionem
1 *Tim.* 5-12 Quia primam fidem irritam fecerunt
Hebr. 10-28 Irritam quis faciens legem Moysi

IRROGO.

Levit. 24-19 Qui irrogaverit maculam cuilibet civium s.

IRRUGIO.

Gen. 27-34 Irrugiit clamore magno: et consternatus, ait

IRRUMPO.

2 *Reg.* 19-17 Et irrumpentes Jordanem, ante regem
23-16 Irruperunt ergo tres fortes castra Philisth.
4 *Reg.* 3-26 Ut irrumperent ad regem Edom
Eccli. 7- 6 Nisi valeas virtute irrumpere iniquitates
2 *Mac.* 13-25 Indignantes ne forte fœdus irrumperent
14-43 Cum... et turbæ intra ostia irrumperent

IRRUO.

Gen. 14-15 Et divisis sociis, irruit super eos nocte
15-12 Sopor irruit super Abram, et horror magn.
34-27 Irruerunt super occisos cæteri filii Jacob
46-29 Vidensque eum, irruit super collum ejus
Exod. 15-16 Irruat super eos formido et pavor
Num. 24- 2 Et irruente in se Spiritu Dei
Josue. 2- 9 Etenim irruit in nos terror vester
10- 9 Irruit itaque Josuë super eos repente
11- 7 Venitque Josuë... ad aquas Merom subito, et irruerunt super eos
Judic. 8-21 Dixeruntque... Tu surge, et irrue in nos
9-33 Mane oriente sole, irrue super civitatem
-43 Surrexit, et irruit in eos (-44) cum cuneo suo
14- 6 Irruit autem Spiritus Domini in Samson
-19 Irruit itaque in eum Spiritus Domini
15-14 Irruit Spiritus Domini in eum
1 *Reg.* 4-19 Irruerant enim in eam dolores subiti
14-36 Irruamus super Philisthæos nocte
22-18 Convertere tu, et irrue in sacerdotes
Irruit in sacerdotes, et trucidavit in die illa
26-12 Quia sopor Domini irruerat super eos
27-10 Dicebat a. ei Achis: In quem irruisti hodie?
31- 2 Irrueruntque Philisthiim in Saül, et in filios
- 4 Arripuit itaque Saül gladium, et irruit super eum
- 5 Irruit etiam ipse super gladium suum
2 *Reg.* 1-15 Ait: Accedens irrue in eum
17- 2 Et irruens super eum... percutiam eum
-12 Et irruemus super eum in quocumque loco
3 *Reg.* 16-10 Irruens ergo Zambri, percussit et occidit
1 *Par.* 10- 4 Arripuit ergo Saül ensem, et irruit in eum
- 5 Irruit etiam ipse in gladium suum
14-13 Alia etiam vice Philisthiim irruerunt
19-17 Et transivit Jordanem, irruitque in eos
27-24 Super hoc ira irruerat in Israël
2 *Par.* 20- 9 Si irruerint super nos mala, gladius judicii
-12 Ut possimus huic multitudini resistere, quæ irruit super nos
-29 Irruit a. pavor Dom. super universa regna
22- 1 Latrones Arabum, qui irruerant in castra
Job. 1-15 Et irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia
-19 Ventus vehemens irruit a regione deserti
6-16 Qui timent pruinam, irruet super eos nix
-27 Super pupillum irruitis, et subvertere nitimini
13-11 Turbabit vos, et terror ejus irruet super vos
16-15 Concidit me... irruit in me quasi gigas
20-22 Æstuabit, et omnis dolor irruet super eum

Job. 20-24 Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum
30-14 Et aperta janua, irruerunt super me
33-15 Quando irruit sopor super homines
Psal. 58- 4 Irruerunt in me fortes
61- 4 Quousque irruitis in hominem? interficitis
Prov. 1-27 Cum irruerit repentina calamitas
3-25 Ne paveas.. irruentes tibi potentias impior.
Isai. 3- 5 Et irruet populus, vir ad virum
16- 9 Et super messem tuam vox calcantium irruit
47-11 Et irruet super te calamitas
Jerem. 48-32 Super messem tuam, et vindemiam tuam, prædo irruit
Ezech. 11- 5 Et irruit in me Spiritus Domini, et dixit
13-11 Et dabo lapides prægrandes desup. irruentes
Dan. 10- 7 Sed terror nimius irruit super eos
13-26 Irruerunt per posticum ut viderent quidnam esset
14-29 Vidit ergo rex quod irruerent in eum vehementer
1 Mac. 1-32 Et irruit super civitatem repente
2 Mac. 11-11 Leonum a. more impetu irruentes in hostes
12-15 Præcipitavit Jericho, irruit ferociter muris
-35 Eques quidam de Thracibus irruit in eum
14-41 Turbis autem irruere in domum ejus
Matth. 7-25 Flaverunt venti, et irruerunt in domum
-27 Flaverunt venti, et irruerunt in domum
Marc. 3-10 Multos e. sanabat, ita ut irruerent in eum
Luc. 1-12 Turbatus est videns, et timor irruit super eum
5- 1 Cum turbæ irruerent in eum, ut audirent

IS, EA, ID.

Gen. 2-19 Adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea

Deinceps omittitur.

ISAAC.

Filius Abraham et Saræ. Isaac risum significat; sic autem dictus est propter risum Abrahæ, non autem propter risum Saræ, quæ nondum riserat. Postea Sara pariter ridens et gaudens de filio sibi nato hoc nomen jam datum et iterat et confirmat, dicens: Risum fecit mihi Deus. *Natus est Isaac in Geraris, non vero ad quercum Mambre, anno mundi* 2139, *cum centum esset annorum Abraham et nonagenaria Sara. Circumcisus est octavo die. Crevit et ablactatus est cum jam quintum ætatis annum ageret, ut sentit D. Hieronymus; ut enim eo tempore longior vita, ita infantia productior. Postea vero cœperunt ablactare tertio anno, ut habemus in 2 Machab. 7-27. Fecit Abraham grande convivium in die ablactationis ejus; erat enim Hebræis usitatum, ut a conceptione fœtus usque ad ablactationem abstinerent ab uxoribus. Itaque quando infans ablactabatur, quasi instaurato conjugio convivium instruebant. Hoc mater Samuelis fecit, ablactatum deferens Silo cum vitulis tribus, etc. Dicunt tamen alii convivium instructum tempore ablactationis, non autem nativitatis, quod firmiori vitæ jam hæret ablactata proles quam modo nata, quodque alibiliore cibo vesci valet. Quadam die cum vidisset Sara Ismaelem filium Agar ludentem cum filio suo Isaac, indignata est. Ibi animadvertendum est verbum ludere in Scriptura aliquando significare idola colere; aliquando pugnare; aliquando coire; ex varia verbi potestate varie ludum Ismaelis cum Isaac interpretantur, sive idola colere quasi joco docuerit, sive rei alicujus turpis sermonem induxerit, sive irriserit, aut vexaverit, aut sibi primogenitorum jura vindicaverit; haud dubium saltem jocos illos Isaaco noxios persecutionem fuisse, dicente divo Paulo in Epist. ad Galat. 4-29. Sara etiam in matrem Ismaelis, filii petulantiam non compescentem invecta est. Divinitus ergo mota postulavit ut illa ancilla ejiceretur una cum filio; et ejecit illos Abraham. Vide* Agar *et* Ismael. *Postea vero Isaac annum vigesimum quintum agebat; Deus fidem Abrahæ obedientiamque tentare volens, non ut ipse sciret, sed ut manifestar.t hominibus, jussit Isaac immolari in holocaustum. Continuo, sine cunctatione ulla, ignorante Sara; nam non videtur Abraham indicasse uxori mandatum a Domino acceptum, nec quid esset facturus; de nocte consurgens, stravit asinum, et duxit filium suum ligna portantem hujusque rei ignarum. Tanta fuit Abrahæ fides, ut, ea suadente et impellente, non dubitaverit Isaac filium suum unoque unigenitum Deo victimam immolare. Fide autem obtulit, sive offerre paratus fuit, credens Deum mortuum filium suscitaturum, ut quod promiserat de innumera prole ex eo nascitura adimpleretur; ideo in itinere dicit pueris suis comitantibus:* Expectate hic... ego et puer illuc usque properantes, postquam adoraverimus, revertemur ad vos. *Venerunt igitur simul de Bersabee in montem Moria, ubi Abraham obiter cespite fosso et saxis aliquot coacervatis ædificavit altare, et desuper ligna composuit. Tum filio declaravit voluntatem divinam; qui mortem non recusavit, sed libenter admisit, quandoquidem ita Deo placitum.* Alligavit eum, et posuit eum in altare super struem lignorum. Extenditque manum, et arripuit gladium ut immolaret filium suum. Et ecce Angelus Domini de cœlo clamavit dicens: Abraham, Abraham; *geminat enim Deus vocem, ne animo incitato pater præveniret; sic putant Chrysost. et Ambrosius.* Respondit Abraham: Adsum. *Dixitque ei Deus:* Non extendas manum tuam super puerum, neque facias illi quidquam; nunc cognovi quod times Deum, et non pepercisti unigenito filio tuo propter me. Levavit Abraham oculos, viditque post tergum arietem inter vepres hærentem cornibus, quem assumens obtulit holocaustum pro filio. *Et locus iste qui prius vocabatur,* Dominus videt, *appellatus est,* In monte Dominus videbit, *vel, ut aliqui vertunt,* In monte Dominus videbitur, *quasi sit prophetia de Christo, qui in isto monte cruci affixus videndus erat. De isto loco inter omnes fere Judæos convenit, quod sit locus in quo Cain et Abel et postea Noe sacrificia obtulerunt; ibi certe Salomonicum templum fuit extructum, et ita vult Josephus, quasi Isaac esset figura victimarum templi. Mons Moria in multos colles divisus erat, in quorum uno postea extructa fuit arx Sion; in altero, templum; in tertio, scilicet Calvariæ, immolatus fuit Christus. Isaac ergo fuit typus Christi, quod lignum ipse portavit; quod ligatus, et in ligno extensus; quod in monte Moria et voluntarie oblatus; quod denique suæ oblationi superstes vixit. Isaac in uxorem duxit Rebeccam filiam Bathuel, quæ peperit ei ex uno partu Esaü et Jacob. Omnem possessionem patris sui Abraham accepit, filiis autem concubinarum data sunt munera. Deus Isaac benedixit post mortem patris. Isaac, fugiens famem, peregrinatur ad Abimelech regem Philisthinorum, et dicit uxorem esse sororem suam, timens ne propter eam occidatur. Vide insuper in Genesi multa de Isaac, et præcipue pastores ejus pro puteis contendentes adversus pastores Geraræ; altare Deo ab Isaac ædificatum, et invocationem; fœdus quod iniit cum Abimelech; Isaacum præcipientem Esaü ut ex venatione coquat pulmentum; tristitiam Isaac, videntis Jacob præripuisse benedictionem ipsi Esaü, etc., etc., etc. Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum; consumptusque ætate, transivit a statu viventium ad statum mortuorum, et sepelierunt eum Esaü et Jacob filii sui apud Rebeccam, quæ prius obierat. Mortuus est anno mundi 2318 ante J. Ch. 1736, undecim annis ante descensum Jacob in Ægyptum.*

Gen. 17-19 Pariet tibi filium, vocabisq. nomen ej. Isaac
-21 Pactum vero meum statuam ad Isaac
21- 3 Nomen filii sui, quem genuit ei Sara, Isaac
- 5 Hac quippe ætate patris, natus est Isaac
- 9 Cumque vidisset Sara filium Agar Ægyptiæ ludentem cum Isaac filio suo
-10 Non enim erit hæres... cum filio meo Isaac
-12 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
22- 2 Tolle filium tuum unigenitum... Isaac
- 3 Ducens secum duos juvenes, et Isaac filium
- 6 Et imposuit super Isaac filium suum
- 7 Dixit Isaac patri suo: Pater mi
- 9 Cumque alligasset Isaac filium suum
24- 4 Et inde accipias uxorem filio meo Isaac
-14 Ipsa est quam præparasti filio tuo Isaac
-62 Eo a. tempore deambulabat Isaac per viam
-64 Rebecca quoque, conspecto Isaac, descendit
-66 Cuncta quæ gesserat, narravit Isaac
25- 5 Deditque Abraham cuncta quæ possederat, Isaac
- 6 Et separavit eos ab Isaac filio suo
- 9 Sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii sui
-11 Et post obitum illius benedixit Deus Isaac
-19 Hæ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham: Abraham genuit Isaac
Gen. 25-21 Deprecatusq. est Isaac Dominum pro uxore
-26 Sexagenarius erat Isaac quando nati sunt
-28 Isaac amabat Esaü, eo quod de venationibus illius vesceretur
26- 1 Abiit Isaac ad Abimelech regem Palæstin.
- 6 Mansit itaque Isaac in Geraris
-12 Sevit autem Isaac in terra illa, et invenit
-16 In tantum, ut ipse Abimelech diceret ad Isaac
-20 Sed et ibi jurgium fuit pastorum Geraræ adversus pastores Isaac
-27 Locutus est eis Isaac: Quid venistis ad me
-31 Dimisitque eos Isaac pacifice in locum suum
-32 Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac
-35 Quæ ambæ offenderant animum Isaac et Rebeccæ
27- 1 Senuit a. Isaac, et caligaverunt oculi ejus
-20 Rursumq. Isaac ad filium suum: Quomodo
-21 Dixitque Isaac: Accede huc, ut tangam te
-22 Dixit Isaac: Vox quidem, vox Jacob est
-30 Vix Isaac sermonem impleverat
-33 Expavit Isaac stupore vehementi
-37 Respondit Isaac: Dominum tuum illum constitui
-39 Motus Isaac, dixit ad eum: In pinguedine
-46 Dixitque Rebecca ad Isaac: Tædet me vitæ
28- 1 Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit
- 5 Cumque dimisisset eum Isaac
-13 Do. Deus Abraham patris tui, et Deus Isaac
31-18 Pergens ad Isaac patrem suum in terram Chanaan
-42 Nisi... et timor Isaac affuisset mihi
-53 Juravit ergo Jacob per timorem patris sui Isaac
32- 9 Dixitque Jacob: Deus patris mei Abraham, et Deus patris mei Isaac
35-12 Terramque quam dedi Abraham et Isaac
-27 Venit etiam ad Isaac patrem suum in Mambre
-28 Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum
46- 1 Et mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac
48-15 Ambulaverunt patres mei Abraham et Isaac
-16 Nomina quoque patrum meorum Abraham et Isaac
49-31 Ibi sepultus est Isaac cum Rebecca conjuge
50-23 Ad terram, quam juravit Abraham, Isaac
Exod. 2-24 Fœderis quod pepigit cum Abraham, Isaac et Jacob
3- 6 Ego sum... Deus Abraham, Deus Isaac
-15 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, misit me ad vos
-16 Apparuit mihi, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
4- 5 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
6- 3 Qui apparui Abraham, Isaac, et Jacob
- 8 Ut darem eam Abraham, Isaac, et Jacob
32-13 Recordare Abraham, Isaac, et Israël
33- 1 Quam juravi Abraham, Isaac, et Jacob
Levit. 26-42 Quod pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham
Num. 32-11 Pollicitus sum Abraham, Isaac, et Jacob
Deut. 1- 8 Super qua juravit Dominus patribus vestris Abraham, Isaac, et Jacob
6-10 Pro qua juravit patribus tuis, Abraham, Isaac, et Jacob
9- 5 Pollicitus est patribus tuis, Abraham, Isaac
-27 Recordare... Abraham, Isaac, et Jacob
29-13 Sicut juravit patribus tuis, Abraham, Isaac
30-20 Juravit.. Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret eam illis
34- 4 Hæc est terra pro qua juravi Abraham, Isaac
Josue. 24- 4 Et dedi ei Isaac: Illique rursum dedi Jacob
3 Reg. 18-36 Domine Deus Abraham, et Isaac, et Israël
4 Reg. 13-23 Quod habebat cum Abraham, et Isaac, et Jacob
1 Par. 1-28 Filii autem Abraham: Isaac, et Ismahel
-34 Genuit autem Abraham Isaac: cujus fuerunt filii
16-16 Et juramenti illius cum Isaac
29-18 Domine Deus Abraham, et Isaac, et Israël
2 Par. 30- 6 Revertimini ad Dom. D. Abraham et Isaac
Tobiæ. 7-15 Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob
Judith. 8-23 Sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses
Psal. 104- 9 Et juramenti sui ad Isaac
Eccli. 44-24 In Isaac eodem modo fecit propter Abraham
Jerem. 33-26 Principes seminis Abraham, Isaac, et Jacob
Baruc. 2-34 Quam juravi... Abraham, Isaac, et Jacob
Dan. 3-35 Propter... et Isaac servum tuum
2 Mac. 1- 2 Quod locutus est ad Abraham, et Isaac
Matth. 1- 2 Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Jacob
8-11 Recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jac.
22-32 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac
Marc. 12-26 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac
Luc. 3-34 Qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrah.

Luc. 13-28 Cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob
20-37 Deum Abraham, et Deum Isaac, et Deum
Act. 3-13 Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jac.
7- 8 Et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octavo : et Isaac, Jacob : et Jacob, duodecim patriarchas
-32 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
Rom. 9- 7 Sed in Isaac vocabitur tibi semen
-10 Ex uno concubitu habens, Isaac patris nost.
Galat. 4-28 Secundum Isaac promissionis filii sumus
Hebr. 11- 9 In casulis habitando, cum Isaac et Jacob
-17 Fide obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur
-18 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
-20 Fide et de futuris benedixit Isaac Jacob, et Esaü
Jacob. 2-21 Offerens Isaac filium suum super altare

ISAAR I *et* JESAAR.

Filius secundus Caath, paterque Core, Levites et princeps familiæ Isaaritarum. Vocatur alibi Aminadab. Dicitur etiam Jesaar, Num. 3-19.

Exod. 6-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
-21 Filii quoque Isaar : Core, et Nepheg
Num. 3-19 Filii Caath : Amram et Jesaar, Hebron
16- 1 Ecce autem Core filius Isaar, filii Caath
1 *Par.* 6- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron, et Oziel
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron
-38 Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Israël
23-18 Filii Isaar : Salomith primus

ISAAR II.

Filius Assur, filii Hesron, filii Phares, filii Juda ex Thamar. Mater Isaar istius vocabatur Halaa prima uxor Assur patris Thecuæ.

1 *Par.* 4- 7 Porro filii Halaa : Sereth, Isaar, et Ethnan

ISAAR III *vel* ISAARI.

Pater Salemoth. Isaar iste probabiliter est Isaar filius Caath, et Salemoth probabiliter est is qui cap. 23-18 *vocatur Salomith.*

1 *Par.* 24-22 Isaari vero filius Salemoth

ISAARITÆ *et* JESAARITÆ.

Num. 3-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas et Jesaaritas
1 *Par.* 26-23 Amramitis, et Isaaritis, et Hebronitis
-29 Isaaritis vero præerat Chonenias, et filii ejus

ISAI.

Quem Græci Jesse vocant. Filius Obed filii Booz, et pater David secundi regis Israel. In 1 *Paralip. tantum septem Isai filii nominantur, cum tamen ex aliis locis sacræ Scripturæ octo fuisse constet. Vide* 1 *Reg.* 16-10, *ubi dicitur Isai adduxisse septem filios suos coram Samuele, eoque pronuntiante inter eos non esse electum Domini, jussisse vocari Davidem natu minimum, qui pascebat oves. Erat ergo octavus. Cur unus hic prætereatur divinari non potest. Unus fortasse mortuus erat priusquam David ad regnum perveniret. Hebræi putant adoptatum fuisse ab Isai filium Samma. At nihil certi. Primus ergo fuit Eliab; secundus, Abinadab; tertius, Samma; quartus, Nathanael; quintus, Raddai; sextus Asom; septimi nomen proditum non est; octavus, David. Habuit etiam duas filias: Sarviam nempe, et Abigail, quæ particulatim nominantur; licet enim Scriptura non soleat per mulieres genealogias texere, tamen duæ Davidis sorores et earum liberi numerantur, qui materno genere clariores fuerunt, quam paterno; nam Joab, Abisaï, et Asael haud semel filii Sarviæ appellantur, eorum vero patris, cui Sarvia nupsit, nomen nusquam proditur. Virga quæ egressa est de radice Jesse, est beata Virgo Maria; et flos qui de radice ejus ascendit, est Christus Dominus: ad stirpem enim Davidis pertinebant beata Virgo et Christus.*

Ruth. 4-17 Obed : hic est pater Isaï, patris David
-22 Obed genuit Isaï, Isaï genuit David
1 *Reg.* 16- 1 Veni, ut mittam te ad Isaï Bethlehemitem
- 3 Et vocabis Isaï ad victimam
- 5 Sanctificavit ergo Isaï et filios ejus
- 8 Et vocavit Isaï Abinadab, et adduxit eum
- 9 Adduxit autem Isaï Samma, de quo ait
-10 Adduxit itaque Isaï septem filios suos coram Samuële : et ait Samuël ad Isaï : Non elegit Dominus ex istis
-11 Dixitque Samuël ad Isaï : Numquid jam Et ait Samuël ad Isaï : Mitte, et adduc
1 *Reg.* 16-18 Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem scientem psallere
-19 Misit ergo Saül nuntios ad Isaï
-20 Tulit itaque Isaï asinum plenum panibus
-22 Misitque Saül ad Isaï, dicens : Stet David
17-17 Dixit autem Isaï ad David filium suum
-20 Et onustus abiit, sicut præceperat ei Isaï
-58 Filius servi tui Isaï Bethlehemitæ ego sum
20-27 Cur non venit filius Isaï, nec heri, nec hodie
-30 Numquid ignoro quia diligis filium Isaï ?
-31 Omnibus e. diebus, quibus filius Isaï vixerit
22- 7 Numquid omnib. vobis dabit filius Isaï agros?
- 8 Et filius meus fœdus inierit cum filio Isaï
- 9 Vidi, inquit, filium Isaï in Nobe, apud Ach.
-13 Quare conjurastis adversum me, tu et filius Isaï ?
25-10 Quis est David ? et quis est filius Isaï ?
2 *Reg.* 20- 1 Non est nobis pars in David, neque hæreditas in filio Isaï
23- 1 Dixit David filius Isaï : Dixit vir
3 *Reg.* 12-16 Vel quæ hæreditas in filio Isaï ?
1 *Par.* 2-12 Booz vero genuit Obed, qui et ipse genuit Isaï
-13 Isaï autem genuit primogenitum Eliab
10-14 Transtulit regnum ejus ad David filium Isaï
12-18 Tui sumus, o David, et tecum, fili Isaï
29-26 Igitur David filius Isaï regnavit
2 *Par.* 10-16 Non est nobis... hæreditas in filio Isaï
11-18 Abihaïl quoque filiam Eliab filii Isaï

ISAIAS I.

Inter quatuor majores Prophetas primus nominatur Isaïas, cujus nomen Hebraice interpretatur, Salus Domini. *Propheta sanctus magnus et fidelis in conspectu Dei ab Ecclesiastico vocatur, qui id quoque addit de eo:* Spiritu magno *et prophetico* vidit ultima, *id est, quæ ultimis temporibus erant futura et ad Christum pertinentia,* et consolatus est lugentes in Sion, *Ezechiam nempe et Judæos ob Sennacherib timore perculsos; viros etiam pios sui temporis ærumnas et scelera deplorantes, quos prænuntiatione adventus Messiæ ad spem erexit:* Usque in sempiternum ostendit futura et abscondita antequam evenirent. *Isaïas vir fuit per omnia magnus et ab synagoga et ab Ecclesia maximi meriti habitus: primo quidem, splendore generis; nam Amosi, fratris Amasiæ regis Juda, fuit filius; secundo, vitæ sanctitate, ut ejus scripta testantur; tertio, eloquentia,* quippe vir nobilis et urbanæ eloquentiæ, nec habens quidpiam in eloquio rusticitatis admixtum; unde accidit, ut præ cæteris, florem sermonis ejus, translatio non potuerit conservare, *inquit sanctus Hieronymus; quarto, constantia in adversis et gloriosa morte; quippe quem serra lignea ab impio rege Manasse dissectum, ejus monita quasi molesta aspernato, communis fert Hebræorum traditio, ut docent uterque Talmud, Justinus martyr, Tertullianus, Hieronymus, Basilius, et alii. Hanc ergo Judæorum traditionem si sequamur, sanctique Hieronymi sententiæ accedamus, qui hunc ab anno vigesimo quinto Osiæ regis, prophetandi munus auspicatum fuisse scribit, integro fere sæculo eum hoc munere functum reperiemus; cum verisimile non sit Manassen in tantum virum nisi cumulata demum malitia, insanisse.* Deinde hoc etiam adjiciendum, *ait Hieronymus,* quod non tam propheta, quam Evangelista dicendus sit. Ita enim universa Christi Ecclesiæque mysteria ad liquidum prosecutus est, ut non eum putes de futuro vaticinari, sed de præteritis historiam texere. *Prophetavit autem Isaïas in Jerusalem, et in Judæa, necdum decem tribubus in captivitatem ductis; ac de utroque regno, nunc commixtim, nunc separatim texit oraculum. Et cum interdum ad præsentem respiciat historiam, et post Babylonicam captivitatem reditum populi significet in Judæam, tamen omnis ei cura de vocatione gentium et de adventu Christi est. De Isaia fere omnes intelligunt quod ait sanctus Paulus in Epistola ad Hebræos,* 11-37 *:...* secti sunt. *Tum vero annos circiter centum et triginta natus erat Isaïas.*

4 *Reg.* 19- 2 Ad Isaïam prophetam filium Amos
- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ ad Isaïam
- 6 Dixitq. eis Isaïas : Hæc dicetis domino vest.
-20 Misit autem Isaïas filius Amos ad Ezechiam
20- 1 Venit ad eum Isaïas filius Amos, propheta
- 4 Antequam egrederetur Isaïas mediam partem atrii
- 7 Dixitque Isaïas : Afferte massam ficorum
4 *Reg.* 28- 8 Dixerat autem Ezechias ad Isaïam : Quod erit signum ?
- 9 Cui ait Isaïas : Hoc erit signum a Domino
-11 Invocavit itaque Isaïas propheta Dominum
-14 Venit autem Isaïas propheta ad regem
-16 Dixit itaq. Isaïas Ezechiæ : Audi sermonem
-19 Dixit Ezechias ad Isaïam : Bonus sermo
2 *Par.* 26-22 Scripsit Isaïas filius Amos, propheta
32-20 Et Isaïas filius Amos prophetes
-32 Scripta sunt in visione Isaïæ filii Amos
Eccli. 48-23 Purgavit eos in manu Isaïæ sancti prophetæ
-25 Quam mandavit illi Isaïas propheta magnus
Isai. 1- 1 Visio Isaïæ filii Amos, quam vidit
2- 1 Verbum, quod vidit Isaïas filius Amos
7- 3 Dixit Dominus ad Isaïam : Egredere
13- 1 Onus Babyl., quod vidit Isaïas filius Amos
20- 2 Locutus est Dom. in manu Isaïæ filii Amos
- 3 Sicut ambulavit servus meus Isaïas nudus
37- 2 Ad Isaïam filium Amos prophetam
- 5 Venerunt servi regis Ezechiæ ad Isaïam
- 6 Et dixit ad eos Isaïas : Hæc dicetis
-21 Misit Isaïas filius Amos ad Ezechiam
38- 1 Introïvit ad eum Isaïas filius Amos
- 4 Factum est verbum Domini ad Isaïam
-21 Jussit Isaïas ut tollerent massam de ficis
39- 3 Introïvit autem Isaïas propheta
- 5 Dixit Isaïas ad Ezechiam : Audi verbum
- 8 Dixit Ezechias ad Isaïam : Bonum verbum
Matth. 3- 3 Qui dictus est per Isaïam prophetam
4-14 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
8-17 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
12-17 Ut adimpleretur quod dictum est per Isaïam
13-14 Et adimpletur in eis prophetia Isaïæ
15- 7 Bene prophetavit de vobis Isaïas
Marc. 1- 2 Sicut scriptum est in Isaïa propheta
7- 6 Bene prophetavit Isaïas de vobis hypocritis
Luc. 3- 4 In libro sermonum Isaïæ prophetæ
4-17 Et traditus est illi liber Isaïæ prophetæ
Joan. 1-23 Sicut dixit Isaïas propheta
12-38 Ut sermo Isaïæ prophetæ impleretur
-39 Non poterant credere, quia iterum dixit Isaïas
-41 Hæc dixit Isaïas, quando vidit gloriam ejus
Act. 8-28 Legensque Isaïam prophetam
-30 Audivit eum legentem Isaïam prophetam
28-25 Spiritus sanctus locutus est per Isaïam prophetam
Rom. 9-27 Isaïas autem clamat pro Israël
-29 Sicut prædixit Isaïas : Nisi Dominus
10-16 Isaïas enim dicit : Domine, quis credidit auditui nostro ?
-20 Isaïas autem audet, et dicit : Inventus sum
15-12 Et rursus Isaïas ait : Erit radix Jesse

ISAIAS II.

Filius Rahabia, paterque Joram. Ipse et fratres ejus erant super thesauros sanctorum, quæ sanctificaverat David rex, et principes familiarum.

1 *Par.* 26-25 Rahabia, et hujus filius Isaïas, et hujus filius Joram

ISAIAS III.

Inter principes familiarum, qui ascenderunt cum Esdra in regno Artaxerxis regis de captivitate Babylonis, nominatur, de filiis Alam, Isaias filius Athaliæ.

1 *Esdr.* 8- 7 De filiis Alam, Isaïas filius Athaliæ, et cum eo septuaginta viri

ISAIAS IV.

Levites ex familia Merari, qui cum Esdra ascendit de Babylone.

1 *Esdr.* 8-19 Et cum eo Isaïam de filiis Merari

ISAIAS V.

Pater Ethcel de tribu Benjamin. Inter principes populi qui habitaverunt in Jerusalem post Judæorum reditum cum Nehemia de captivitate Babylonis, inscribitur Isaïas iste.

2 *Esdr.* 11- 7 Filius Masia, filius Ethcel, filius Isaïa

ISARI.

Levites, princepsque quartæ classis inter viginti quatuor classes cantorum quos instituit David rex.

1 *Par.* 25-11 Quarta (*sors exiit*) Isari, filiis et fratribus

ISBAATH.

Sacerdos e stirpe Eleazari. Cui exiit sors decima quarta, quando David instituit classes et ordinem familiarum sacerdotalium et Leviticarum.

1 *Par.* 24-13 Decima quarta (*exivit sors*) Isbaath

ISBOSETH.

Filius Saül regis Israel, anno mundi 2979, *ante J. Ch.* 1075. *Post mortem Saül, Abner filius Ner, princeps exercitus Saül, tulit Isboseth filium Saül, et circumduxit eum per castra, regemque constituit super universum Israel. Quadragesimum ætatis annum impleverat Isboseth filius Saül, cum regnare cœpit super Israel, et duobus annis regnavit in pace, antequam bella inter utramque domum, nempe domum Israel, et domum Juda, exorirentur; sola enim domus Juda sequebatur David. Regnavit autem tam in pace quam in bello, quandiu regnavit David in Hebron, scilicet annis septem et mensibus sex. Interfectus est a duobus latronum principibus, Rechab et Baana, qui ingressi latenter domum Isboseth, eum super lectum in conclavi dormientem, percusserunt in inguine; sublatumque caput ejus attulerunt ad David in Hebron. Scelestis autem istis pedes et manus adhuc vivis præcidi jussit David, postea suspendi eos sic mutilatos super piscinam Hebron. Caput autem Isboseth tulerunt servi David, et sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron anno mundi* 2986, *ante J. Ch.* 1068. *Tunc venerunt ad David universæ tribus Israel.*

2 *Reg.* 2- 8 Abner... tulit Isboseth filium Saül
-10 Quadraginta ann. erat Isboseth filius Saül
-12 Et pueri Isboseth filii Saül, de castris
-15 Ex parte Isboseth filii Saül
3- 7 Dixitque Isboseth ad Abner
- 8 Qui iratus nimis propter verba Isboseth
-14 Misit a. David nuntios ad Isboseth
-15 Misit ergo Isboseth, et tulit eam a viro suo
4- 1 Audivit autem Isboseth filius Saül
- 5 Ingressi sunt fervente die domum Isboseth
- 8 Et attulerunt caput Isboseth ad David in Hebron
Dixeruntque ad regem : Ecce caput Isboseth filii Saül
-12 Caput a. Isboseth tulerunt, et sepelierunt

ISCARIOTES

Hebraice interpretatur Vir occisionis, *vel* exterminationis *vel* mortis. *Sic cognominatur Judas ille Christi nostri proditor. Sunt qui Ischariotem dictum existiment, per eh scribentes, alii Issachariotem, quod de tribu Issachar esset; alii quasi* isc Carioth, *id est, vir oppidi Carioth, quod in tribu Juda fuisse discimus ex libro Josuë* 15-25; *alii ex quodam vico tribus Ephraim qui diceretur Iscarioth.*

Matth. 10- 4 Et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum
26-14 Abiit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariotes
Marc. 3-19 Et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum
14-10 Et Judas Iscariotes unus de duodecim, abiit
-43 Adhuc eo loquente : venit Judas Iscariotes
Luc. 6-16 Et Judam Iscariotem, qui fuit proditor
22- 3 Intravit autem Satanas in Judam, qui cognominabatur Iscariotes
Joan. 6-72 Dicebat a. Judam Simonis Iscariotem
12- 4 Judas Iscariotes, qui erat eum traditurus
13- 2 Ut traderet eum Judas Simonis Iscariotæ
-26 Cum intinxisset panem, dedit Judæ Simonis Iscariotæ
14-22 Dicit ei Judas, non ille Iscariotes

ISMAEL I *et* ISMAHEL.

Anno mundi 2125, *ante J. Ch.* 1929. *Filius Abraham et Agar Ægyptiæ ancillæ Sarai. Natus est Ismael in domo Abraham ad quercum Mambre, juxta Hebron, annis quatuordecim ante nativitatem Isaac. Putat sanctus Chrysostomus Agar genere Ægyptiam, fuisse religione Hebræam, Sarai a Pharaone donatam. Accepit eam Abraham legitimam quidem, sed secundariam uxorem, et hujusmodi uxores vocantur in sacris Litteris concubinæ. Agar videns se concepisse, despexit dominam suam, quæ punit ejus insolentiam, permittente Abraham. Ideoque fugiens Agar, petebat patriam suam Ægyptum, quando Angelus Domini invenit illam in via Sur in deserto, qui dixit ad illam :* Agar ancilla Saraï... revertere ad dominam tuam, *et potestati illius atque correctioni te subde; plurimum enim multiplicabo semen tuum...* Ecce concepisti et paries filium; vocabisque nomen ejus Ismaël. Hic erit ferus homo *instar onagri, intractabilis, solivagus et incertis sedibus errans. Ipse omnes infestabit et ab omnibus infestabitur, habitabitque coram omnibus suis fratribus, finesque suos extendet contra eos aspectantes et non valentes impedire. Domum reversa est ergo Agar veniamque a dominis impetravit. Peperit filium Abrahæ, qui credens Agar ipsi affirmanti nomen Ismael ab Angelo inditum, vocavit eum Ismael.* Octoginta et sex annorum erat Abram quando peperit ei Agar Ismaëlem. *Circumcisus est Ismael anno ætatis suæ decimo tertio. Hinc (teste Josepho, lib.* 1, *cap.*12) *Saraceni et Agareni desumpsere ritum circumcidendi suos anno ætatis* 13, *aperte a lege Dei Abrahæ data recedentes, Gen.* 17-12. *Jam annum agebat decimum septimum, cum vidit Sara illum ludentem cum Isaac (vide quod diximus ad verbum* Isaac*), dixitque Sara ad Abraham : Ejice ancillam hanc et filium ejus; quia non hæreditabit filius ancillæ hujus cum filio meo Isaac. Hæc autem petitio valde displicuit Abrahæ propter filium suum Ismaelem. Et dixit Deus ad Abraham :* Non tibi videatur asperum super puero et super ancilla tua; omnia quæ dixerit tibi Sara, audi vocem ejus; *posteri enim tui, qui descendent ex te per Isaac, non qui per Ismaelem, Abrahæ filii vocabuntur, et ex illis, non ex Ismaele, benedictum semen orietur. Surrexit itaque Abraham mane, et dimisit Agar et puerum ejus. Crevit Ismael, Deus illi affuit, illique favit in gratiam patris Abrahæ, et moratus est in solitudine, factusque est juvenis sagittarius. Habitavitque in deserto Pharan, trans Arabiam, et accepit illi mater sua uxorem de terra Ægypti, quæ peperit ei duodecim filios et filiam. Hæc sunt nomina eorum in vocabulis et generationibus suis : primogenitus Ismaelis Nabajoth, deinde Cedar, Abdeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadar, Hadad, Thema, Jethur, Naphis, et Cedma; duodecim principes tribuum. Filia Ismaelis nominabatur Makeleth, vel Maheleth, vel etiam Basemath, quæ fuit uxor Esaü. Mortuus est Ismael anno ætatis suæ* 137.

Gen. 16-11 Paries filium : vocabisq. nomen ejus Ismaël
-15 Peperitque Agar Abræ filium : qui vocavit nomen ejus Ismaël
-16 Quando peperit ei Agar Ismaëlem
17-18 Utinam Ismaël vivat coram te
-20 Super Ismaël quoque exaudivi te
-23 Tulit a. Abraham Ismaël filium suum
-25 Ismaël filius tredecim annos impleverat
-26 Circumcisus est Abraham et Ismaël filius
25- 9 Sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii sui
-12 Hæ sunt generationes Ismaël
-13 Primogenitus Ismaelis Nabajoth, deinde Cedar
-16 Isti sunt filii Ismaëlis : et hæc nomina
-17 Facti sunt anni vitæ Ismaelis centum triginta septem
28- 9 Ivit ad Ismaëlem, et duxit uxorem Maheleth filiam Ismael filii Abraham
36- 3 Basemath quoque filiam Ismael
1 *Par.* 1-28 Filii autem Abraham : Isaac et Ismahel
-29 Primogenitus Ismahelis, Nabajoth, et Cedar
-31 Hi sunt filii Ismahelis
Judith. 2-13 Filios Ismaël, qui erant contra faciem deserti

ISMAHEL II.

Anno mundi 3446, *Romæ* 146, *ante J. Ch.* 608. *Filius Nathaniæ, e regio semine, scelestissimus vero hominum. Existimans enim, si Godoliam interficeret, quem constituerat præsidem Judææ rex Babylonis Nabuchodonosor, ipsum fore regem, venit cum decem viris in Maspha ad Godoliam qui convivio excepit eos. In medio autem convivio surrexit Ismahel et decem sicarii qui cum illo erant et interfecerunt Godoliam et omnes Judæos, et Chaldæos, et viros bellatores qui erant ibi cum Godolia. Secundo die postquam Ismahel occiderat Godoliam, invenit viros octoginta munera et thus afferentes ad domum Domini, et interfecit eos, decem tantum exceptis, projecitque cadavera eorum in lacum; et captivas duxit reliquias populi, filias Sedeciæ regis, populumque universum, et abiit ut transiret et duceret ad filios Ammon. Johanan vero filius Caree persecutus est eum. Fugit Ismahel cum octo viris, et Johanan reduxit omnes captivos et captivas ab Ismahel captos in Maspha. Rati autem Chaldæorum regem nullo discrimine in Judæos omnes, quasi Godoliæ et Chaldæorum necis auctores, ultorem exercitum missurum, introierunt Ægyptum.*

4 *Reg.* 25-23 Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan filius Caree
-25 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisamæ de semine regio
Jerem. 40- 8 Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan et Jonathan
-14 Rex filiorum Ammon misit Ismahel filium Nathaniæ
-15 Ibo, et percutiam Ismahel filium Nathaniæ
-16 Falsum enim tu loqueris de Ismahel
41- 1 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisama
- 2 Surrexit a. Ismahel filius Nathaniæ
- 3 Et viros bellatores percussit Ismahel
- 6 Egressus ergo Ismahel filius Nathaniæ
- 7 Interfecit eos Ismahel... circa medium laci
- 8 Dixerunt ad Ismahel : Noli occidere nos
- 9 Lacus autem, in quem projecerat Ismahel omnia cadavera
Ipsum replevit Ismahel filius Nath. occisis
-10 Et captivas duxit Ismahel omnes reliquias
Et cepit eos Ismahel... et abiit ut transiret
-11 Audivit autem Johanan... omne malum, quod fecerat Ismahel
-12 Profecti sunt ut bellarent adversum Ismahel
-13 Omnis populus, qui erat cum Ismahel
-14 Omnis populus, quem ceperat Ismahel
-15 Ismahel autem filius Nathaniæ fugit cum octo viris
-16 Quas reduxerat ab Ismahel filio Nathaniæ
-18 Quia percusserat Ismahel... Godoliam

ISMAEL *vel* ISMAHEL III.

Tertius filius Asel de familia Saül.

1 *Par.* 8-38 Asel sex filii fuerunt his nominibus, Ezricam, Bocru, Ismaël
9-44 Asel sex filios habuit his nominibus, Ezricam, Bocru, Ismahel

ISMAHEL IV.

Pater Zabadiæ. Princeps in tribu regia.

2 *Par.* 19-11 Porro Zabadias filius Ismahel, qui est dux

ISMAHEL V.

Filius Johanan. Unus e centurionibus quibuscum fœdus iniit Joiada, circumeuntibus Judam, ut congregarent Levitas de cunctis urbibus Juda et principes familiarum Israel, qui venerunt in Jerusalem, et agnoverunt regem Joas absconditum ab uxore Joiadæ.

2 *Par.* 23- 1 Assumpsit centuriones... Ismahel filium Johanan

ISMAEL VI.

Uxorem alienigenam duxerat Ismael iste filius Pheshur, quam jubente Esdra dimisit.

1 *Esdr.* 10-22 De filiis Pheshur, Elioënaï, Maasia, Ismaël

ISMAELITÆ *et* ISMAHELITÆ.

Populi sunt progeniti ab Ismaele filio Abrahæ ex Agar ancilla, quos Moyses (ut quidam dicunt) Madianitas vocat, Eusebius vero Agarenos et Saracenos. Madianitæ simul cum Ismaelitis in eodem comitatu erant, quando fratres Joseph eum vendiderunt. Propter hanc societatem eos Moyses modo Madianitas, modo Ismaelitas vocat; Ismaelitæ vero et Madianitæ, distinctæ gentes, diversas in Arabia sedes habebant.

Gen. 37-25 Viderunt Ismaëlitas viatores venire de Galaad
-27 Melius est ut venumdetur Ismaëlitis
-28 Vendiderunt eum Ismaëlitis, viginti argenteis
39- 1 Emitque eum Putiphar... de manu Ismaëlitarum
Judic. 8-24 Inaures enim aureas Ismaëlitæ habere consueverant
1 *Par.* 2-17 Cujus pater fuit Jether Ismahelites
27-30 Super camelos vero, Ubil Ismahelites
Psal. 82- 7 Tabernacula Idumæorum et Ismahelitæ

ISMIEL.

Duxerat uxorem alienigenam, quam postea dimisit, suadente Esdra post reditum e captivitate.

1 *Par.* 4-36 Asaïa, et Adiel, et Ismiel, et Banaïa

ISRAEL.

Nomen Jacob, inditum ei ab Angelo. Vide Jacob. *Nomen hoc totam nunc Hebræorum gentem, non partem tantum demonstrat; totam ut plurimum ante Salomonem; partem tantum postea. Post Salomonem etenim Hebræorum regnum, quod et Israel, in duas divisum partes; una Judæ nomen assumpsit, cujus fuit metropolis Jerusalem; altera, cujus fuit metropolis Samaria, nomen Israel retinuit, quod in hanc ultimam ex duodecim tribubus Israel decem*

secesserint, in prima duæ tantum remanserint sub nomine Judæ, propter tribum Judam, regiam, fortissimam, et omnium nobilissimam. Et ex hac totius regni divisione, qui primum Hebræi et Israelitæ in universum appellati, ii tandem in Israelitas et Judæos divisi sunt; et aliquando hi sub illo, aliquando illi sub altero nomine comprehensi sunt. Sed hæc nomina tam frequentia describunturin utroqueTestamento, ut pene nulla pagina ab alterutro vacet.

Gen. 32-28 Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum, sed Israel
-32 Non comedunt nervum filii Israël
33-20 Invocavit super illud fortissim. Deum Israël
34- 7 Quod fœdam rem operatus esset in Israel
35-10 Non vocaberis ultra Jacob, sed Israël erit nomen tuum
Et appellavit eum Israël
36-31 Antequam haberent regem filii Israël
37- 3 Israël autem diligebat Joseph super omnes
-13 Dixit ad eum Israel: Fratres tui pascunt
43- 6 Dixit eis Israël: In meam hoc fecistis miseriam
-11 Igitur Israël pater eorum dixit ad eos
45-21 Feceruntque filii Israël ut eis mandatum
46- 1 Profectusque Israël cum omnibus quæ habebat
- 8 Hæc sunt autem nomina filiorum Israël
47-27 Habitavit ergo Israël in Ægypto
-31 Quo jurante, adoravit Israël Deum
48-10 Oculi enim Israël caligabant præ nimia senectute
-13 Posuit Ephraïm... ad sinistram Israël
-20 In te benedicetur Israël, atque dicetur
49- 2 Audite, filii Jacob, audite Israel patrem
- 7 Et dispergam eos in Israël
-16 Dan judicabit... sicut et alia tribus in Israël
-24 Inde pastor egressus est lapis Israël
Exod. 1- 1 Hæc sunt nomina filiorum Israël
- 7 Filii Israël creverunt, et quasi germinantes multiplicati sunt
- 9 Ecce populus filiorum Israël multus
-13 Oderantque filios Israël Ægyptii
2-23 Et ingemiscentes filii Israël, propter opera
-25 Et respexit Dominus filios Israël
3- 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me
-10 Ut educas populum meum, filios Israël
-11 Quis sum ego ut..educam filios Israel de Æg.
-13 Ecce ego vadam ad filios Israël
-14 Sic dices filiis Israël: QUI EST, misit me ad vos
-15 Hæc dices filiis Israel: Dominus Deus
-16 Vade, et congrega seniores Israël
-18 Ingredierisque tu, et seniores Israël
4-22 Filius meus primogenitus Israël
-29 Et congregaverunt cunctos seniores filiorum Israël
-31 Audieruntque quod visitasset Dominus filios Israël
5- 1 Hæc dicit Dominus Deus Israël
- 2 Ut audiam vocem ejus, et dimittam Israël
Et Israël non dimittam
-15 Veneruntque præpositi filiorum Israël
-19 Videbantq. se præpositi filior. Israël in malo
6- 5 Ego audivi gemitum filiorum Israël
- 6 Dic filiis Israël: Ego Do. qui educam vos
- 9 Narravit ergo Moyses omnia filiis Israel
-11 Ut dimittat filios Israël de terra sua
-12 Respondit...Ecce filii Israël non audiunt me
-13 Et dedit mandatum ad filios Israël
Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-14 Filii Ruben primogeniti Israëlis: Henoch
-27 Qui loquuntur... ut educant filios Israel de Ægypto
7- 2 Loquetur ad Pharaonem, ut dimittat filios Israël de terra sua
- 4 Educam exercitum et populum meum filios Israël de terra Ægypti
- 5 Et eduxerim filios Israel de medio eorum
9- 4 Faciet Do. mirabile inter possessiones Israël
- 6 De animalibus vero filiorum Israel nihil omnino periit
- 7 Nec erat quidquam mortuum de his quæ possidebat Israël
-26 Ubi erant filii Israël, grando non cecidit
-35 Nec dimisit filios Israël, sicut præceperat
10-20 Nec dimisit filios Israel
-23 Ubicumque autem habitabant filii Israël
11- 7 Apud omnes autem filios Israel non mutiet canis
Dividat Dominus Ægyptios et Israël
-10 Nec dimisit filios Israel de terra sua
12- 3 Loquimini ad univ. cœtum filiorum Israël
- 6 Immolabitque eum universa multitudo filiorum Israël

Exod. 12-15 Quicumque comederit fermentatum, peribit anima illa de Israel
-19 Qui comederit fermentatum, peribit anima ejus de cœtu Israel
-21 Vocavit a. Moyses o. seniores filior. Israël
-27 Quando transivit super domos filior. Israël
-28 Et egressi filii Israël fecerunt sicut præcep.
-31 Egredimini a populo meo, vos et filii Israel
-35 Feceruntque filii Israel sicut præceperat
-37 Profectique sunt filii Israel de Ramesse
-42 Hanc observare debent omnes filii Israël
-47 Omnis cœtus filiorum Israel faciet illud
-50 Feceruntque omnes filii Israël sicut præcep.
-51 Eadem die eduxit Dominus filios Israël
13- 2 Quod aperit vulvam in filiis Israel
-18 Et armati ascenderunt filii Israel de terra Ægypti
-19 Eo quod adjurasset filios Israël, dicens
14- 2 Loquere filiis Israel: Reversi castrametentur e regione
- 3 Dicturusque est Pharao super filiis Israël
- 5 Ut dimitteremus Israël, ne servirêt nobis
- 8 Et persecutus est filios Israel
-10 Levantes filii Israël oculos, viderunt Ægypt.
-15 Loquere filiis Israël ut proficiscantur
-16 Ut gradiantur filii Israel in medio mari
-19 Qui præcedebat castra Israël, abiit post eos
-22 Et ingressi sunt filii Israël per medium sicci maris
-25 Dixerunt ergo Ægyptii: Fugiamus Israëlem
-29 Filii autem Israel perrexerunt per medium sicci maris
-30 Liberavitque Dominus in die illa Israël
15- 1 Tunc cecinit Moyses et filii Israël carmen
-19 Filii autem Israël ambulaverunt per siccum
-22 Tulit autem Moyses Israël de mari Rubro
-27 Venerunt autem in Elim filii Israël
16- 1 Et venit omnis multitudo filiorum Israël in desertum Sin
- 2 Et murmuravit omnis congregatio filiorum Israël contra Moysen
- 3 Dixerunt filii Israël ad eos: Utinam mortui
- 6 Dixeruntque Moyses et Aaron ad omnes filios Israël
- 9 Dic universæ congregationi filiorum Israël
-10 Cumque loqueretur Aaron ad omnem cœtum filiorum Israël
-12 Audivi murmurationes filiorum Israël
-15 Quod cum vidissent filii Israël
-17 Feceruntque ita filii Israël: et collegerunt
-31 Appellavitq. domus Israël nomen ejus, Man
-35 Filii autem Israël comederunt Man quadraginta annis
17- 1 Igitur profecta omnis multitudo filiorum Israël de deserto
- 5 Et sume tecum de senioribus Israël
- 6 Fecit Moyses ita coram senioribus Israël
- 7 Tentatio, propter jurgium filiorum Israël
- 8 Et pugnabat contra Israël in Raphidim
-11 Cumque levaret Moyses manus, vincebat Israël
18- 1 Omnia quæ fecerat Deus Moysi, et Israëli populo suo, et quod eduxisset Dominus Israël de Ægypto
- 8 Quæ fecerat Dominus Pharaoni et Ægyptiis propter Israël
- 9 Super omnib. bonis, quæ fecerat Do. Israëli
-12 Veneruntq. Aaron et omnes seniores Israel
-25 Et electis viris strenuis de cuncto Israel
19- 1 Mense tertio egressionis Israël de terra Æg.
- 2 Ibique Israël fixit tentoria e regione montis
- 3 Hæc dices domui Jacob, et annuntiabis filiis Israël
- 6 Hæc sunt verba quæ loqueris ad filios Israël
20-22 Hæc dices filiis Israel: Vos vidistis
24- 1 Et septuaginta senes ex Israël, et adorabitis
- 4 Ædificavit altare... et duodecim titulos per duodecim tribus Israël
- 5 Misitque juvenes de filiis Israël, et obtulerunt holocausta
- 9 Ascenderuntque Moyses... et septuaginta de senioribus Israël
-10 Et viderunt Deum Israël: et sub pedibus...
-11 Nec super eos qui procul recesserant de filiis Israël
-17 Erat autem species gloriæ Domini... in conspectu filiorum Israël
25- 2 Loquere filiis Israël, ut tollant mihi prim.
-22 Inde præcipiam.. cuncta quæ mandabo per te filiis Israel
27-20 Præcipe filiis Israël ut afferant tibi oleum
-21 Perpetuus erit cultus per successiones eorum a filiis Israel
28- 1 Cum filiis suis de medio filiorum Israël
- 9 Et sculpes in eis nomina filiorum Israël

Exod. 28-11 Sculpes eos nominibus filiorum Israël
-12 Memoriale filiis Israël. Portabitque Aaron
-21 Habebuntque nomina filiorum Israël
-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël
-30 Gestabit judicium filiorum Israël in pectore
-38 Quæ obtulerunt et sanctificav. filii Israel
29-28 Jure perpetuo a filiis Israël: quia primitiva
-43 Ibique præcipiam filiis Israël, et sanctificab.
-45 Et habitabo in medio filiorum Israël, eroque eis Deus
30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël
-16 Susceptamque pecuniam, quæ collata est a filiis Israël
-31 Filiis quoq. Israël dices: Hoc oleum unctionis
31-13 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Videte
-16 Custodiant filii Israël sabbatum, et celebrent illud
-17 Inter me et filios Israël, signumq. perpetuum
32- 4 Hi sunt dii tui, Israel, qui te eduxerunt
- 8 Isti sunt dii tui, Israël, qui te eduxerunt de terra Ægypti
-13 Recordare Abraham, Isaac, et Israel
-20 Et dedit ex eo potum filiis Israël
-27 Quibus ait: Hæc dicit Dominus Deus Israël
33- 5 Dixitq. Do. ad Moysen: Loquere filiis Israël
34-23 In conspectu omnipotentis Dom. Dei Israël
-27 Quibus et tecum et cum Israël pepigi fœdus
-30 Videntes autem Aaron et filii Israël cornutam Moysi faciem
-32 Venerunt ad eum etiam omnes filii Israël
-34 Et tunc loquebatur ad filios Israel omnia
35- 1 Igitur congregata omnis turba filiorum Israël
- 4 Ad omnem catervam filiorum Israël
-20 Egressaque omnis multitudo filiorum Israël
-29 Cuncti filii Israël voluntaria Domino dedicaverunt
-30 Dixitque Moyses ad filios Israël: Ecce, vocavit Dominus
36- 3 Tradidit eis universa donaria filior. Israël
39- 6 Sculptos arte gemmaria nominibus filiorum Israël
- 7 In monimentum filiorum Israël
-31 Feceruntque filii Israel cuncta quæ præceperat Dominus
-42 Obtulerunt filii Israël, sicut præceperat
40-34 Proficiscebantur filii Israël per turmas suas
-36 Videntibus cunctis populis Israël
Levit. 1- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Homo, qui obtulerit
4- 2 Loquere filiis Israël: Anima, quæ peccaverit
-13 Quod si omnis turba Israël ignoraverit
7-23 Loquere filiis Israël: Adipem ovis, et bovis
-29 Loquere filiis Israël, dicens: Qui offert
-34 Tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis
-36 Et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël
-38 Quando mandavit filiis Israël ut offerrent
9- 1 Aaron et filios ejus, ac majores natu Israël
- 3 Et ad filios Israel loqueris: Tollite hircum
10- 6 Fratres vestri, et omnis domus Israël, plangant incendium
-11 Doceatisq. filios Israel omnia legitima mea
-14 Reposita sunt de hostiis salutaribus filiorum Israël
11- 2 Dicite filiis Israël: Hæc sunt animalia quæ
12- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Mulier
15- 2 Loquimini filiis Israël, et dicite eis: Vir, qui
-31 Docebitis ergo filios Israël ut caveant imm.
16- 5 Suscipietque ab universa multitudine filiorum Israël duos hircos
-16 Et expiet sanctuarium ab immunditiis filiorum Israël
-17 Pro domo sua, et pro universo cœtu Israël
-19 Et sanctificet illud ab immunditiis filiorum Israël
-21 Confiteatur omnes iniquitates filiorum Israël
-34 Ut oretis pro filiis Israël, et pro cunctis peccatis eorum
17- 2 Loquere Aaron et filiis ejus, et cunctis filiis Israël
- 3 Homo quilibet de domo Israël, si occiderit bovem
- 5 Ideo sacerdoti offerre debent filii Israël hostias suas
- 8 Et ad ipsos dices: Homo de domo Israël
-10 Homo quilibet de domo Israel
-13 Homo quicumque de filiis Israel
-14 Unde dixi filiis Israël
18- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
19- 2 Loquere ad omnem cœtum filiorum Israël
20- 2 Hæc loqueris filiis Israël: Homo de filiis Israël, et de advenis qui habitant in Israel
21-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron... et ad omnem Israel

Levit. 22- 2 Ut caveant ab his quæ consecrata sunt filiorum Israël
- 3 Quæ obtulerunt filii Israël Domino
-15 Nec contaminabunt sanctificata filiorum Israel
-18 Loquere ad Aaron et filios ejus et ad omnes filios Israel
Homo de domo Israël, et de advenis
-32 Ut sanctificer in medio filiorum Israel
23- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-24 Loquere filiis Israël : Mense septimo
-34 Loquere filiis Israël : A quinto decimo
-42 Qui de genere est Israël, manebit in tabernaculis
-43 Quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israël
-44 Super solemnitatibus Dom. ad filios Israël
24- 2 Præcipe filiis Israel, ut afferant tibi oleum
- 8 Mutabuntur coram Domino suscepti a filiis Israël
-10 Quem pepererat de viro Ægyptio inter filios Israël
-15 Et ad filios Israël loqueris
-23 Locutusque est Moyses ad filios Israel
Feceruntque filii Israël sicut præceperat Dominus Moysi
25- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-33 Pro possessionibus sunt inter filios Israël
-46 Filios Israel ne opprimatis per potentiam
-55 Mei enim sunt servi, filii Israel, quos eduxi
26-45 Quas dedit Dominus inter se et filios Israël
27- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-34 Quæ mandavit Dom. Moysi ad filios Israël
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis filiorum Israël
- 3 Omnium virorum fortium ex Israël
-16 Per tribus... et capita exercitus Israël
-20 De Ruben primogenito Israëlis per generat.
-45 Omnis numerus filiorum Israël per domos
-49 Neq. pones summam eorum cum filiis Israël
-52 Metabuntur autem castra filii Israël
-53 Ne fiat indignatio super multitudinem filiorum Israël
-54 Fecerunt ergo filii Israël juxta omnia
2- 2 Castrametabuntur filii Israël, per gyrum
-32 Hic numerus filiorum Israel, per domos
-33 Levitæ autem non sunt numerati inter filios Israël
-34 Feceruntque filii Israël juxta omnia
3-10 Aaron et filiis ejus, quibus traditi sunt a filiis Israël
-12 Ego tuli Levitas a filiis Israël pro omni primogenito, qui aperit vulvam in filiis Israel, eruntque Levitæ mei
-13 Sanctificavi mihi quidquid primum nascitur in Israel
-38 Habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israel
-40 Numera primogenitos sexus masculini de filiis Israël
-41 Pro omni primogenito filiorum Israël
-42 Recensuit Moyses... primogenitos filiorum Israel
-45 Tolle Levitas pro primogenitis filior. Israël
-46 Numerum Levitarum de primogenitis filiorum Israël
-50 Pro primogenitis filiorum Israël, mille trecentorum
4-46 Ad nomen Moyses, et Aaron, et principes Israël
5- 2 Præcipe filiis Israël, ut ejiciant de castris
- 4 Feceruntque ita filii Israel, et ejecerunt eos
- 6 Loquere ad filios Israël : Vir, sive mulier
- 9 Omnes quoque primitiæ, quas offerunt filii Israel
-12 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
6- 2 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
-23 Sic benedicetis filios Israël, et dicetis eis
-27 Invocabuntque nomen meum super filios Israel
7- 2 Obtulerunt principes Israël et capita famil.
-84 Hæc... oblata sunt a principibus Israël
8- 6 Tolle Levitas de medio filiorum Israel
- 9 Convocata omni multitudine filiorum Israël
-10 Ponent filii Israel manus suas super eos
-11 Munus in conspectu Domini a filiis Israël
-14 Separabis de medio filiorum Israël
-15 Dono donati sunt mihi a filiis Israël
-16 Quæ aperiunt omnem vulvam in Israël
-17 Mea sunt e. omnia primogenita filiorum Isr.
-18 Pro cunctis primogenitis filiorum Israel
-19 Ut serviant mihi pro Israël in tabernaculo
-20 Aaron et omnis multitudo filiorum Israel
9- 2 Faciant filii Israël Phase in tempore suo

Num. 9- 4 Præcepitque Moyses filiis Israël ut facerent Phase
- 5 Juxta omnia quæ mandaverat Dominus Moysi, fecerunt filii Israel
- 7 Offerre Domino in tempore suo inter filios Israël
-10 Loquere filiis Israël : Homo qui fuerit immundus
-17 Tunc proficiscebantur filii Israël
-19 Erant filii Israël in excubiis Domini
-22 Manebant filii Israel in eodem loco
10- 4 Venient ad te principes, et capita multitudinis Israël
-12 Profectique sunt filii Israël per turmas suas
-28 Et profectiones filiorum Israël per turmas
-29 Quia Dominus bona promisit Israël
-36 Revertere, Domine, ad multitudinem exercitus Israel
11- 4 Junctis sibi pariter filiis Israël, et ait
-16 Congrega mihi septuaginta viros de senibus Israël, quos tu nosti
-24 Congregans septuaginta viros de senibus Israël, quos stare fecit
-30 Et majores natu Israel in castra
13- 3 Terram Chanaan, quam daturus sum filiis Israël
-25 Eo quod botrum portassent inde filii Israël
-27 Ad omnem cœtum filiorum Israël in desertum Pharan
-33 Detraxeruntque terræ... apud filios Israël
14- 2 Et murmurati sunt... cuncti filii Israel
- 5 Proni in terram coram omni multitudine filiorum Israël
- 7 Et ad omnem multitudinem filiorum Israël
-10 Super tectum fœderis cunctis filiis Israel
-27 Querelas filiorum Israël audivi
-39 Locutusque est... ad omnes filios Israël
15- 2 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
-17 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-25 Rogabit sacerdos pro omni multitudine filiorum Israël
-26 Et dimittetur universæ plebi filiorum Israël
-32 Cum essent filii Israel in solitudine
-38 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
16- 2 Aliique filiorum Israel ducenti quinquaginta
- 9 Separavit vos Deus Israël ab omni populo
-25 Surrexitque Moyses... sequentibus eum senioribus Israël
-34 At vero omnis Israël, qui stabat per gyrum
-38 Ut cernant ea pro signo et monimento filii Israël
-40 Ut haberent postea filii Israël, quibus commonerentur
-41 Murmuravit autem omnis multitudo filiorum Israël
17- 2 Loquere ad filios Israël, et accipe ab eis virgas
- 5 Cohibebo a me querimonias filiorum Israël
- 6 Locutusque est Moyses ad filios Israël
- 9 Protulit ergo... ad cunctos filios Israel
-10 Ut servetur ibi in signum rebellium filiorum Israël
-12 Dixerunt autem filii Israël ad Moysen : Ecce
18- 5 Ne oriatur indignatio super filios Israel
- 6 Dedi vobis...Levitas de medio filiorum Israël
- 8 Omnia quæ sanctificantur a filiis Israël
-11 Primitias autem, quas voverint et obtulerint filii Israel, tibi dedi
-14 Omne quod ex voto reddiderint filii Israël
-19 Quas offerunt filii Israel Domino
-20 Ego pars et hæreditas tua in medio filiorum Israël
-21 Filiis a. Levi dedi omnes decimas Israëlis
-22 Ut non accedant ultra filii Israël ad tabern.
-26 Cum acceperitis a filiis Israël decimas
-32 Ne polluatis oblationes filiorum Israel
19- 2 Præcipe filiis Israel, ut adducant ad te vaccam rufam
- 9 Ut sint multitudini filiorum Israël in custodiam
-10 Habebunt hoc filii Israël, et advenæ
-13 Polluet tabernaculum Domini, et peribit ex Israël
20- 1 Veneruntque filii Israël, et omnis multitudo
-12 Ut sanctificaretis me coram filiis Israël
-13 Ubi jurgati sunt filii Israël contra Dominum
-14 Qui dicerent : Hæc mandat frater tuus Israël
-19 Dixeruntque filii Israël : Per tritam gradiemur viam
-21 Quam ob rem divertit ab eo Israël
-24 Non enim intrabit terram, quam dedi filiis Israël
21- 1 Venisse scil. Israël per exploratorum viam
- 2 At Israël voto se Domino obligans ait

Num. 21- 3 Exaudivitque Dominus preces Israël, et tradidit Chananæum
-10 Profectique filii Israël castrametati sunt in Oboth
-17 Tunc cecinit Israël carmen istud
-21 Misit autem Israël nuntios ad Sehon regem
-23 Concedere noluit ut transiret Israël per fines suos
-25 Tulit ergo Israël omnes civitates ejus
-31 Habitavit itaque Israël in terra Amorrhæi
22- 2 Omnia quæ fecerat Israël Amorrhæo
23- 7 Propera, et detestare Israël
-10 Et nosse numerum stirpis Israël
-13 In alterum locum unde partem Israël videas
-21 Nec videtur simulacrum in Israël
-23 Non est augurium in Jacob, nec divinatio in Israël
Dicetur Jacob et Israëli quid operatus sit
24- 1 Quod placeret Domino ut benediceret Israëli
- 2 Vidit Israël in tentoriis commorantem per tribus suas
- 5 Quam pulchra... tentoria tua, Israël
-17 Et consurget virga de Israël : et percutiet duces Moab
-18 Seïr cedet inimicis suis ; Israël vero fortiter aget
25- 1 Morabatur a. eo tempore Israël in Settim
- 3 Initiatusque est Israël Beelphegor : et iratus Dominus
- 4 Avertatur furor meus ab Israël
- 5 Dixitque Moyses ad judices Israël : Occidat unusquisque
- 6 Et ecce unus de filiis Israël intravit coram fratribus suis
Vidente Moyse, et o. turba filiorum Israël
- 8 Cessavitque plaga a filiis Israël
-11 Phinees... avertit iram meam a filiis Israël
Ut non ipse delerem filios Israël in zelo meo
-13 Et expiavit scelus filiorum Israël
26- 2 Numerate omnem summam filiorum Israël
- 5 Ruben primogenitus Israël : hujus filius Henoch
-51 Ista est summa filiorum Israël
-62 Quia non sunt recensiti inter filios Israël
-63 Hic est numerus filiorum Israël
27- 7 Ad filios autem Israël loqueris hæc
-11 Eritq. hoc filiis Israël sanctum lege perpetua
-12 Et contemplare inde terram, quam daturus sum filiis Israël
-20 Ut audiat eum o. synagoga filiorum Israël
-21 Omnes filii Israël cum eo, et cætera multitudo
28- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos
30- 1 Narravitque Moyses filiis Israël omnia...
- 2 Et locutus est ad principes tribuum filiorum Israël
31- 2 Ulciscere prius filios Israël de Madianitis
- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur ex Israël
-12 Ad omnem multitudinem filiorum Israël
-16 Istæ sunt, quæ deceperunt filios Israël
-30 Ex media quoque parte filiorum Israël
-42 Ex media parte filiorum Israël, quam separaverat
-54 In monimentum filiorum Israël coram Dom.
32- 4 Terra, quam percussit Dominus in conspectu filiorum Israël
- 7 Cur subvertitis mentes filiorum Israël
- 9 Subverterunt cor filiorum Israël
-13 Iratusque Dominus adversum Israël
-14 Ut augeretis furorem Domini contra Israël
-17 Pergemus ad prælium ante filios Israël
-18 Usque dum possideant filii Israël hæreditat.
-22 Tunc eritis inculpabiles... et apud Israël
-28 Principibus familiarum per tribus Israël
33- 1 Hæ sunt mansiones filiorum Israël
- 3 Altera die Phase, filii Israël in manu excelsa
-38 Anno quadragesimo egressionis filiorum Israël ex Ægypto
-40 In terram Chanaan venisse filios Israël
-51 Præcipe filiis Israël, et dic ad eos : Quando
34- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos : Cum
-13 Præcepitque Moyses filiis Israël, dicens
-29 Ut dividerent filiis Israël terram Chanaan
35- 2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis
- 8 Quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-15 Tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis
-34 Sum Dominus qui habito inter filios Israël
36- 1 Locutique sunt Moysi coram principibus Israël
- 2 Ut terram sorte divideres filiis Israël
- 5 Respondit Moyses filiis Israël
- 7 Ne commisceatur possessio filiorum Israël

Num. 36-13 Quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël
Deut. 1- 1 Verba, quæ locutus est Moyses ad o. Israël
- 3 Locutus est Moyses ad filios Israël omnia
-38 Et ipse sorte terram dividet Israëli
2-12 Sicut fecit Israël in terra possessionis suæ
3-18 Expediti præcedite fratres vest. filios Israël
4- 1 Et nunc, Israël, audi præcepta et judicia
-44 Quam proposuit Moyses coram filiis Israël
-45 Judicia, quæ locutus est ad filios Israël
-46 Filii quoque Israël egressi ex Ægypto
5- 1 Vocavitque Moyses omnem Israëlem
Audi, Israël, cæremonias, atque judicia
6- 3 Audi, Israël, et observa ut facias
- 4 Audi, Israël, Dominus Deus noster, Dominus unus est
9- 1 Audi, Israël : Tu transgredieris hodie Jord.
10- 6 Filii aut. Israël moverunt castra ex Beroth
-12 Nunc, Israël, quid Dom. Deus tuus petit a te
11- 6 Quam habebant in medio Israël
13-11 Ut omnis Israël audiens timeat
17- 4 Et abominatio facta est in Israël
-12 Morietur ho. ille, et auferes malum de Israël
-20 Ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus, super Israel
18- 1 Non habebunt... hæreditatem cum reliquo Israël
- 6 Si exierit Levites ex una urbium tuarum ex omni Israël in qua habitat
19-13 Et auferes innoxium sanguinem de Israël
20- 3 Audi, Israël, vos hodie contra inimicos
21- 8 Propitius esto populo tuo Israël
-21 Et universus Israël audiens pertimescat
22-19 Quoniam diffamavit nomen pessimum super virginem Israël
-21 Et morietur : quoniam fecit nefas in Israël
-22 Et auferes malum de Israël
23-17 Non erit meretrix de filiabus Israël
24- 7 Homo sollicitans fratrem suum de filiisIsraël
25- 6 Ut non deleatur nomen ejus ex Israël
- 7 Non vult... suscitare nomen fratris sui in Israël
-10 Et vocabitur nomen illius in Israël
26-15 Et benedic populo tuo Israël, et terræ
27- 1 Præcepit autem Moyses et seniores Israël
- 9 Dixeruntque Moyses et sacerdotes Levitici generis ad omnem Israëlem : Attende, et audi, Israël
-14 Dicentque ad omnes virosIsraël excelsa voce
29- 1 Ut feriret cum filiis Israël in terra Moab
- 2 Vocavitque Moyses omnem Israël, et dixit
-10 Atque doctores, omnis populus Israël
-21 Et consumat eum in perditionem ex omnibus tribubus Israël
31- 1 Locutus est omnia verba hæc ad univ. Israël
- 7 Vocavitque Moyses Josuë, et dixit ei coram omni Israël
- 9 Et cunctis senioribus Israël
-11 Convenientibus cunctis ex Israël
Leges verba legis hujus coram omni Israël
-19 Et docete filios Israël
Sit mihi carmen istud pro testimonio inter filios Israël
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit filios Israël
-23 Tu enim introduces filios Israël in terram
-30 Audiente univ. cœtu Israël, verba carminis
32- 8 Juxta numerum filiorum Israël
-45 Loquens ad universum Israël
-49 Quam ego tradam filiis Israël obtinendam
-51 In medio filiorum Israël ad aquas contradictionis
Et non sanctificastis me inter filios Israël
-52 Et non ingredieris in eam, quam ego dabo filiis Israël
33- 1 Benedixit Moyses, homo Dei, filiis Israël
- 5 Congr. principibus pop. cum tribubus Israël
-10 Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Israël
-21 Et fecit... judicium suum cum Israël
-28 Habitabit Israël confidenter, et solus
-29 Beatus es tu, Israël : quis similis tui, popule
34- 8 Fleveruntque eum filii Israël in campestribus
- 9 Et obedierunt ei filii Israël
-10 Et non surrexit ultra propheta in Israël
-12 Quæ fecit Moyses coram universo Israël
Josue. 1- 2 In terram, quam ego dabo filiis Israël
2- 2 Ingressi sunt huc per noctem de filiis Israël
3- 1 Venerunt ad Jord. ipse et omnes filii Israël
- 7 Hodie incipiam exaltare te coram omni Israël
- 9 Dixitque Josuë ad filios Israël : Accedite
-12 Parate duodecim viros de tribubus Israël
4- 4 Duod. viros, quos elegerat de filiis Israël
- 5 Juxta numerum filiorum Israël
Josue. 4- 7 Idcirco positi sunt lapides isti in monumentum Israël
- 8 Fecerunt ergo filii Israël sicut præcepit eis
Juxta numerum filiorum Israël
-12 Armati præcedebant filios Israël
-14 Magnificavit Do. Josuë coram omni Israël
-21 Et dixit ad filios Israël : Quando interrogav.
-22 Per arentem alveum transivit Israël Jordan.
5- 1 Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis coram filiis Israël
Timentium introitum filiorum Israël
- 2 Et circumcide secundo filios Israël
- 3 Circumcidit filios Israël in colle Præputior.
-10 Manseruntque filii Israël in Galgalis
-12 Nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël
6- 1 Jericho autem clausa erat atque munita, timore filiorum Israël
-16 Dixit Josuë ad omnem Israël
-18 Et omnia castra Israël sub peccato sint
-23 Et extra castra Israël manere fecerunt
-25 Et habitaverunt in medio Israël
7- 1 Filii a. Israël prævaricati sunt mandatum
Iratusque est Dominus contra filios Israël
- 6 Tam ipse quam omnes senes Israël
- 8 Videns Israëlem hostibus suis terga vertent.
-11 Peccavit Israël, et prævaricatus est pactum
-12 Nec poterit Israël stare ante hostes suos
-13 Hæc enim dicit Dominus Deus Israël
Anathema in medio tui est, Israël
-15 Et fecit nefas in Israël
-16 Applicuit Israël per tribus suas
-19 Fili mi, da gloriam Domino Deo Israël
-20 Vere ego peccavi Domino Deo Israël
-23 Tulerunt ea ad Josuë, et ad om. filios Israël
-24 Et omnis Israël cum eo
-25 Lapidavitque eum omnis Israël
8-15 Josuë vero et omnis Israël cesserunt loco
-17 Et ne unus quidem in urbe Haï et Bethel remansisset qui non persequeretur Israël
-21 Vidensque Josuë et omnis Israël quod capta esset civitas
-24 Qui Israëlem ad deserta tendentem fuerant persecuti
Reversi filii Israël percusserunt civitatem
-27 Prædam civitatis diviserunt sibi filii Israël
-30 Ædificavit Josuë altare Domino Deo Israël
-31 Sicut præceperat Moyses... filiis Israël
-33 Et primum quidem benedixit populo Israël
-35 Replicavit coram omni multitudine Israël
9- 2 Ut pugnarent contra Josuë et Israël uno animo
- 6 Et dixerunt ei, atque simul omni Israëli
Responderuntque viri Israël ad eos
-17 Moveruntque castra filii Israël
-18 In nomine Domini Dei Israël
-19 Juravimus illis in nomine Domini Dei Israël
-26 Et liberavit eos de manu filiorum Israël
10- 1 Et quod transfugissent Gabaonitæ ad Israël
- 4 Quare transfugerit ad Josuë et ad filiosIsraël
-10 Et conturbavit eos Dominus a facie Israël
-11 Cumque fugerent filios Israël
Quam quos gladio percusserant filii Israël
-12 Tradidit Amorrhæum in conspectu filiorum Israël
-14 Obediente Domino voci hominis, et pugnante pro Israël
-15 Reversusque est Josuë cum omni Israël
-20 Hi qui Israël effugere potuerunt
-21 Nullusq. contra filios Israël mutire ausus est
-24 Vocavit omnes viros Israël, et ait
-29 Transivit autem cum omni Israël de Maceda
-30 Quam tradidit Dominus cum rege suo in manus Israël
-31 De Lebna transivit in Lachis cum omni Israël
-32 Traditq. Dominus Lachis in manus Israël
-36 Ascendit quoque cum omni Israël de Eglon
-40 Sicut præceperat ei Dominus Deus Israël
-42 Dominus enim Deus Israël pugnavit pro eo
-43 Reversusque est cum omni Israël ad locum
11- 5 Convenerunt... ut pugnarent contra Israël
- 6 Cras... tradam omnes istos vulnerandos in conspectu Israël
- 8 Tradiditque illos Dominus in manus Israël
-13 Cæteras (*civitates*) succendit Israël
-14 Jumenta diviserunt sibi filii Israël
-16 Montemque Israël, et campestria ejus
-19 Non fuit civitas quæ se traderet filiis Israël
-20 Et pugnarent contra Israël et caderent
-21 Et de omni monte Juda et Israël
-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim, in terra filiorum Israël
-23 Tradidit eam in possessionem filiis Israël
12- 1 Hi sunt reges, quos percusserunt filii Israël
- 6 Et filii Israël percusserunt eos
Josue. 12- 7 Quos percussit Josuë et fil. Israël trans Jord.
Tradiditque eam Josuë in possessionem tribubus Israël
13- 6 Ego sum qui delebo eos a facie filiorum Israël
Veniat ergo in partem hæreditatis Israël
-13 Nolueruntque disperdere filii Israël Gessuri
Et habitaverunt in medio Israël
-22 Filium Beor ariolum occiderunt filii Israël
-33 Quoniam Do. Deus Israël ipse est possessio
14- 1 Hoc est, quod possederunt filii Israël
Et principes familiarum per tribus Israël
- 5 Ita fecerunt filii Israël, et diviserunt terram
-10 Quando ambulabat Israël per solitudinem
-14 Quia secutus est Dominum Deum Israël
17-13 Postquam autem convaluerunt filii Israël
18- 1 Congregatique sunt omnes filii Israël in Silo
- 2 Remanserant a. filiorum Israël sept. tribus
-10 Divisitque terram filiis Israël in septem
19-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë
-51 Et principes familiarum ac tribuum filiorum Israël
20- 1 Dicens : Loquere filiis Israël, et dic eis
- 9 Hæ civitates constitutæ sunt cunctis filiis Israël
21- 1 Per singulas tribus filiorum Israël
- 3 Deduntq. filii Israël de possessionibus suis
- 8 Dederuntque filii Israël Levitis civitates
-39 In medio possessionis filiorum Israël
-41 Deditque Dom. Deus Israëli omnem terram
22- 9 Dimidia tribus Manasse a filiis Israël de Silo
-11 Quod cum audissent filii Israël
Super Jordanis tumulos, contra filios Israël
-16 Cur reliquistis Dominum Deum Israël ?
-18 Et cras in universum Israël ira ej. desæviet
-20 Super omnem populum Israël ira ejus incubuit ?
-21 Responderunt.. principibus legationis Israël
-22 Dom. ipse novit, et Israël simul intelliget
-24 Quid vobis et Domino Deo Israël?
-30 Principes legationis Israël, qui erant cum eo
-31 Et liberastis filios Israël de manu Domini
-32 Reversus est.. ad filios Israël, et retulit eis
-33 Et laudaverunt Deum filii Israël
23- 1 Postquam pacem dederat Dominus Israëli
- 2 Vocavit Josuë omnem Israëlem
24- 1 Congregavitque Josuë omnes tribus Israël in Sichem
- 2 Hæc dicit Dominus Deus Israël
- 7 Clamaverunt autem ad Dominum filii Israël
- 9 Surrexit... et pugnavit contra Israëlem
-23 Et inclinate corda vestra ad Do. Deum Israël
-31 Servivitque Israël Do. cunctis diebus Josuë
Qui noverunt omnia opera Domini quæ fecerat in Israël
-32 Ossa quoque Joseph, quæ tulerant filii Israël
Judic. 1- 1 Consuluerunt filii Israël Dominum
-28 Postquam autem confortatus est Israël
2- 4 Cumque loqueretur Angelus Domini hæc verba ad omnes filios Israël
- 6 Abierunt filii Israël unusquisque in possessionem suam
- 7 Omnia opera Do. quæ fecerat cum Israël
-10 Et surrexerunt alii, qui non noverant Dominum, et opera quæ fecerat cum Israël
-11 Feceruntq. filii Israël malum in consp. Do.
-14 Iratusque Dom. contra Israël, tradidit eos
-20 Iratusque est furor Domini in Israël, et ait
-22 Ut in ipsis experiar Israël, utrum custodiant
3- 1 Dereliquit, ut erudiret in eis Israëlem
- 4 Dimisitque eos, ut in ipsis experiretur Israëlem
- 5 Itaque filii Israël habitaverunt in medio
- 8 Iratusq. contra Israël Dominus, tradidit eos
-10 Fuitq. in eo Spiritus Do. et judicavit Israël
-12 Addiderunt autem filii Israël
-13 Abiitque et percussit Israël, atque possedit
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab
-15 Miseruntque filii Israël per illum munera
-27 Descenderuntque cum eo filii Israël
-30 Humiliatusque est Moab.. sub manu Israël
-31 Et ipse quoque defendit Israël
4- 1 Addideruntque filii Israël facere malum
- 3 Clamaveruntque filii Israël ad Dominum
- 5 Ascendebantque ad eam filii Israël
- 6 Præcepit tibi Dominus Deus Israël
-23 Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin regem Chanaan coram filiis Israël
5- 2 Qui sponte obtulistis de Israël animas vest.
- 3 Domino canam, psallam Domino Deo Israël
- 5 Montes fluxerunt a facie Domini, et Sinai a facie Domini Dei Israël
- 7 Cessaverunt fortes in Israël, et quieverunt
Donec surgeret Debbora, surgeret mater in Israël

Judic. 5- 8 Si apparuerint in quadrag. millibus Israël
- 9 Cor meum diligit principes Israël
-11 Ibi narrentur justitiæ Domini et clementia in fortes Israël
6- 1 Fecerunt autem filii Israël malum
- 3 Cumque sævisset Israël, ascendebat Madian
- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant in Israël
- 8 Locutus est : Hæc dicit Dominus Deus Israël
-14 Et liberabis Israël de manu Madian
-15 Obsecro, mi Domine, in quo liberabo Israël
-36 Si salvum facis per manum meam Israël
-37 Sicut locutus es, liberabis Israël
7- 2 Ne glorietur contra me Israël, et dicat
-15 Reversus est ad castra Israël, et ait : Surgite
-23 Conclamantes aut. viri Israël de Nephthali
8-22 Dixeruntque omnes viri Israël ad Gedeon
-27 Fornicatusque est omnis Israël in eo
-28 Humiliatus est a. Madian coram filiis Israël
-33 Aversi sunt filii Israël, et fornicati sunt
-35 Juxta omnia bona quæ fecerat Israëli
9-22 Regnavit itaque Abimelech super Israël
-55 Om. qui cum eo erant de Israël, reversi sunt
10- 1 Post Abimelech surrexit dux in Israël Thola
- 2 Et judicavit Israëlem viginti et tribus annis
- 3 Jaïr Galaadites, qui judicavit Israëlem
- 6 Filii autem Israël peccatis veteribus jungentes nova
- 9 Afflictusque est Israël nimis
-15 Dixeruntque filii Israël ad Dominum
-17 Contra quos congregati filii Israël, in Maspha
11- 4 Pugnabant filii Ammon contra Israël
-13 Quia tulit Israël terram meam, quando ascendit de Ægypto
-15 Non tulit Israël terram Moab, nec terram
-19 Misit itaque Israël nuntios ad Sehon regem
-20 Qui et ipse Israël verba despiciens
-21 Tradiditque eum Dominus in manus Israël
-23 Dominus ergo Deus Israël subvertit Amorrhæum, pugnante contra illum populo suo Israël
-25 Quod jurgatus sit contra Israël, et pugnaverit
-27 Judicet Dominus arbiter hujus diei, inter Israël et inter filios Ammon
-33 Humiliatique sunt filii Ammon a filiis Israël
-39 Exinde mos increbuit in Israël
-40 Conveniant in unum filiæ Israël, et plangant
12- 7 Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël
- 8 Post hunc judicavit Israël Abesan de Bethlehem
- 9 Qui septem annis judicavit Israël
-11 Et judicavit Israël decem annis
-13 Post hunc judicavit Israël Abdon filius Illel
-14 Et judicavit Israël octo annis
13- 1 Rursumque filii Israël fecerunt malum
- 5 Et ipse incipiet liberare Israël de manu Phil.
14- 4 Eo enim tempore Philisthiim dominabantur Israëli
15-20 Judicavitque Israël in diebus Philisthiim
16-31 Judicavitque Israël viginti annis
17- 6 In diebus illis non erat rex in Israël
18- 1 In diebus illis non erat rex in Israël
-19 An in una tribu et familia in Israël ?
-29 Vocabulum patris sui, quem genuerat Israël
-31 In diebus illis non erat rex in Israël
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ, quæ non est de filiis Israël
-29 Concidens, misit in omnes terminos Israël
-30 Nunquam res talis facta est in Israël
20- 1 Egressi itaque sunt omnes filii Israël
- 2 Cunctæ tribus Israël in ecclesiam populi Dei convenerunt
- 3 Quod ascendissent filii Israël in Maspha
- 6 Tam grande piaculum factum est in Israël
- 7 Adestis omnes, filii Israël, decernite
-10 Decem viri eligantur e centum ex omnibus tribubus Israël
-11 Convenitque universus Israël ad civitatem
-13 Ut moriantur, et auferatur malum de Israël
Qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israël audire mandatum
-14 Contra univers. populum Israël dimicarent
-17 Virorum quoque Israël, absque filiis Benj.
-19 Statimque filii Israël surgentes mane
-21 Occiderunt de filiis Israël die illo
-22 Rursum filii Israël et fortitudine et numero
-24 Cumque filii Israël altera die contra filios
-26 Omnes filii Israël venerunt in domum Dei
-29 Posueruntque filii Israël insidias
-33 Omnes itaq. filii Israël surgentes de sedibus
-34 Decem millia virorum de universo Israël
-35 Percussitq. eos Do. in conspectu fil. Israël
-36 Quod cernentes filii Israël, dederunt eis
-38 Signum autem dederant filii Israël his

Judic. 20-39 Quod cum cernerent filii Israël
-48 Regressi autem filii Israël
21- 1 Juraverunt quoque filii Israël in Maspha
- 3 Quare, Domine Deus Israël, factum est hoc
- 5 Quis non ascendit in exercitu Domini de universis tribubus Israël ?
- 6 Ductique pœnitentia filii Israël super fratre
Ablata est tribus una de Israël
- 8 Quis est de universis tribubus Israël
-15 Universusque Israël valde doluit
Super interfectione unius tribus ex Israël
-17 Ne una tribus deleatur ex Israël
-24 Filii quoque Israël reversi sunt per tribus
In diebus illis non erat rex in Israël
Ruth. 2-12 Et plenam mercedem recipias a Domino Deo Israël
4- 7 Mos antiquitus in Israël
Hoc erat testimonium cessionis in Israël
-11 Quæ ædificaverunt domum Israël
-14 Et vocaretur nomen ejus in Israël
1 Reg. 1-17 Et Deus Israël det tibi petitionem tuam
2-14 Sic faciebant universo Israëli venientium
-22 Omnia quæ faciebant filii sui universo Israëli
-28 Et elegi eum ex omnibus tribubus Israël
Et dedi domui patris tui omnia de sacrificiis filiorum Israël
-29 Ut comederetis primitias omnis sacrificii Israël populi mei
-30 Propterea ait Dominus Deus Israël
-32 In templo, in universis prosperis Israël
3-11 Ecce ego facio verbum in Israël
-20 Et cognovit universus Israël, a Dan
-21 Et evenit sermo Samuëlis universo Israëli
4- 1 Et egressus est Israël obviam Philisthiim
- 2 Et instruxerunt aciem contra Israël
Inito autem certamine, terga vertit Israël Philisthæis
- 3 Dixeruntque majores natu de Israël : Quare percussit nos Dominus ?
- 5 Vociferatus est om. Israël clamore grandi
-10 Et cæsus est Israël, et fugit unusquisque
Ceciderunt de Israël triginta millia peditum
-17 Fugit, inquit, Israël coram Philisthiim
-18 Et ipse judicavit Israël quadraginta annis
-21 Translata est gloria de Israël
-22 Et ait : Translata est gloria ab Israël
5- 7 Non maneat arca Dei Israël apud nos
- 8 Quid faciemus de arca Dei Israël ?
Responderuntque Gethæi : Circumducatur arca Dei Israël
Et circumduxerunt arcam Dei Israël
-10 Adduxerunt ad nos arcam Dei Israël, ut interficiat nos
-11 Qui dixerunt : Dimittite arcam Dei Israël
6- 3 Si remittitis arcam Dei Israël, nolite dimittere eam vacuam
- 5 Et dabitis Deo Israël gloriam
7- 2 Requievit omnis domus Israël post Dom.
- 3 Ait autem Samuël ad univ. domum Israël
- 4 Abstulerunt ergo filii Israël Baalim
- 5 Congregate universum Israël in Masphath
- 6 Judicavitque Samuël filios Israël in Masphath
- 7 Et audierunt Philisthiim quod congregati essent filii Israël in Masphath
Et ascenderunt satrapæ Philisthinorum ad Israël
Quod cum audissent filii Israël, timuerunt
- 9 Clamavit Samuël ad Dominum pro Israël
-10 Philisthiim inire prælium contra Israël
Exterruit eos, et cæsi sunt a facie Israël
-11 Egressique viri Israël de Masphath
-13 Nec apposuerunt ultra ut venirent in terminos Israël
-14 Redditæ sunt urbes, quas tulerant Philisthiim ab Israël, Israëli
Liberavitq. Israël de manu Philisthinorum
Eratque pax inter Israël et Amorrhæum
-15 Judicabat quoque Samuël Israëlem cunctis diebus vitæ suæ
-16 Judicabat Israëlem in supradictis locis
-17 Et ibi (*in Ramatha*) judicabat Israëlem
8- 1 Cum senuisset Samuël, posuit filios suos judices Israël
- 4 Congregati ergo universi majores natu Israël
-22 Et ait Samuël ad viros Israël : Vadat unusquisque
9- 2 Et non erat vir de filiis Israël melior illo
- 9 Olim in Israël sic loquebatur unusquisque
-16 Et unges eum ducem super populum meum Israël
-20 Et cujus erunt optima quæque Israël ?
-21 Numquid non filius Jemini ego sum, de minima tribu Israël ?

1 Reg. 10-18 Et ait ad filios Israël
Hæc dicit Dominus Deus Israël
Ego eduxi Israël de Ægypto, et erui vos
-20 Et applicuit Samuël omnes tribus Israël
11- 2 Ponamq. vos opprobrium in universo Israël
- 3 Ut mittamus nuntios ad universos terminos Israël
- 7 Misitque in omnes terminos Israël
- 8 Fueruntque filiorum Israël trecenta millia
-13 Quia hodie fecit Dominus salutem in Israël
-15 Et lætatus est ibi Saül, et cuncti viri Israël
12- 1 Dixit autem Samuël ad universum Israël
13- 1 Duobus autem annis regnavit super Israël
- 2 Et elegit sibi Saül tria millia de Israël
- 4 Et universus Israël audivit hujuscemodi famam
Et erexit se Israël adversus Philisthiim
- 5 Et Philisthiim congregati sunt ad præliandum contra Israël
- 6 Cum vidissent viri Israël se in arcto positos
-13 Nunc præparasset Dominus regnum tuum super Israël in sempiternum
-19 Faber ferrarius non inveniebatur in omni terra Israël
-20 Descendebat ergo omnis Israël ad Philisthiim
14-12 Tradidit enim Dominus eos in manus Israël
-18 Erat enim ibi arca Dei in die illa cum filiis Israël
-21 Reversi sunt ut essent cum Israël
-23 Et salvavit Dominus in die illa Israël
-24 Et viri Israël sociati sunt sibi in die illa
-37 Num persequar Philisthiim ? si trades eos in manus Israël ?
-39 Vivit Dominus salvator Israël
-40 Et ait ad universum Israël : Separamini vos
-41 Et dixit Saül ad Dominum Deum Israël
-45 Qui fecit salutem hanc magnam in Israël
-47 Et Saül, confirmato regno super Israël
-48 Et eruit Israël de manu vastatorum ejus
15- 1 Ut ungerem te in regem super populum ejus Israël
- 2 Recensui quæcumque fecit Amalech Israëli
- 6 Fecisti misericordiam cum o. filiis Israël
-17 Nonne... caput in tribubus Israël factus es ?
-26 Et projecit te Dom. ne sis rex super Israël
-28 Scidit Dominus regnum Israël a te hodie
-29 Porro triumphator in Israël non parcet
-30 Sed nunc honora me... coram Israël
-35 Quod constituisset eum regem super Israël
16- 1 Cum ego projecerim eum ne regnet super Israël
17- 2 Porro Saül et filii Israël congregati
- 3 Israël stabat supra montem ex altera parte
- 8 Stansq. clamabat adversum phalangas Israël
-10 Ego exprobravi agminibus Israël hodie
-19 Et omnes filii Israël in valle Terebinthi pugnabant
-21 Direxerat enim aciem Israël
-25 Et dixit unus quispiam de Israël
Ad exprobrandum enim Israëli ascendit
Et domum patris ejus faciet absque tributo in Israël
-26 Et tulerit opprobrium de Israël
-45 In nomine Domini exercituum, Dei agminum Israël, quibus exprobrasti
-46 Ut sciat omnis terra, quia est Deus in Israël
-52 Et consurgentes viri Israël et Juda vociferati sunt
-53 Revertentes filii Israël postquam persecuti fuerant Philisthæos
18- 6 Egressæ sunt mulieres de universis urbibus Israël ?
-16 Omnis autem Israël et Juda diligebat David
-18 Quis ego sum... aut cognatio patris mei in Israël ?
19- 5 Et fecit Dominus salutem magnam universo Israëli
20-12 Ait Jonathas ad David : Dom. Deus Israël
23-10 Do. Deus Israël, audivit famam servus tuus
-11 Domine Deus Israël, indica servo tuo. Et ait
-17 Ne timeas... et tu regnabis super Israël
24- 3 Tria millia electorum virorum ex omni Israël
-15 Quem persequeris, rex Israël ? quem persequeris ?
-21 Et habiturus in manu tua regnum Israël
25- 1 Et congregatus est universus Israël, et planxerunt eum
-30 Et constituerit te ducem super Israël
-32 Benedictus Dominus Deus Israël, qui misit hodie te
-34 Alioquin vivit Dominus Deus Israël, qui prohibuit me
26- 2 Cum eo tria millia virorum de electis Israël
-15 Et quis alius similis tui in Israël ?

1 *Reg.* 26-20 Egressus est rex Israël ut quærat pulicem
27- 1 Cessetque me quærere in cunctis finibus Israël
-12 Multa mala operatus est contra populum suum Israel
28- 1 Ut præpararentur ad bellum contra Israël
- 3 Planxitque eum omnis Israel, et sepelierunt
- 4 Congregavit a. et Saül universum Israel
-19 Dabit Dominus etiam Israel tecum in manus Philisthiim
Sed et castra Israël tradet Dominus
29- 1 Sed et Israël castrametatus est super fontem
- 3 Qui fuit servus Saül regis Israel
30-25 Et quasi lex in Israel usque in diem hanc
31- 1 Philisthiim autem pugnabant adversum Israël : et fugerunt viri Israël ante faciem
- 7 Videntes autem viri Israël, qui erant trans vallem
2 *Reg.* 1- 3 Qui ait ad eum : De castris Israël fugi
-12 Et super populum Domini, et super domum Israël
-18 Considera, Israël, pro his qui mortui sunt
-19 Inclyti, Israel, super montes tuos interfecti sunt
-24 Filiæ Israël, super Saül flete, qui vestiebat
2- 9 Regemque constituit... super Israël univ.
-10 Cum regnare cœpisset super Israël
-17 Et viri Israël, a pueris David
-28 Nec persecuti sunt ultra Israel, neque inire certamen
3-10 Et elevetur thronus David super Israël
-12 Et reducam ad te universum Israël
-17 Sermonem quoque intulit Abner ad seniores Israël
-18 Salvabo populum meum Israël de manu Philisthiim
-19 Omnia quæ placuerant Israëli et universo Benjamin
-21 Ut congregem ad te dominum meum regem omnem Israël
-37 Omne vulgus et universus Israël in die illa
-38 Princeps et maximus cecidit hodie in Israël
4- 1 Omnisque Israël perturbatus est
5- 1 Venerunt universæ tribus Israël ad David
- 2 Tu eras educens et reducens Israël
Tu pasces populum meum Israël
Et tu eris dux super Israël
- 3 Venerunt quoque et seniores Israël ad regem in Hebron
Unxeruntque David in regem super Israël
- 5 Regnavit triginta tribus annis super omnem Israël et Judam
-12 Cognovit David quoniam confirmasset eum Dominus regem super Israel
Et quoniam exaltasset regnum ejus super populum suum Israel
-17 Quod unxissent David in regem super Israël
6- 1 Omnes electos ex Israël triginta millia
- 5 David autem et omnis Israël ludebant
-15 David et omnis domus Israël ducebant arcam
-19 Partitus est universæ multitudini Israël
-20 Quam gloriosus fuit hodie rex Israel
-21 Ut essem dux super populum Dom. in Israël
7- 6 Qua eduxi filios Israël de terra Ægypti
- 7 Quæ transivi cum omnibus filiis Israël
Locutus sum ad unam de tribubus Israël
Ut pasceret populum meum Israël, dicens
- 8 Ut esses dux super populum meum Israel
-10 Et ponam locum populo meo Israël
-11 Constitui judices super populum meum Israël
-23 Ut populus tuus Israël, gens in terra
-24 Firmasti enim tibi populum tuum Israël
-26 Atque dicatur : Dominus exercituum, Deus super Israël
-27 Quia tu, Domine exercituum Deus Israël
8-15 Et regnavit David super omnem Israël
10- 9 Elegit ex omnibus electis Israël, et instruxit aciem
-15 Videntes igitur Syri quoniam corruissent coram Israël
-17 Contraxit omnem Israëlem, et transivit Jordanem
-18 Fugeruntque Syri a facie Israël
-19 Videntes autem... se victos esse ab Israël
Fugerunt quinquaginta et octo millia coram Israël
Et fecerunt pacem cum Israël
11- 1 Misit David... universum Israël, et vastaverunt
-11 Arca Dei et Israël et Juda habitant in papilionibus
12- 7 Hæc dicit Dominus Deus Israël
Ego unxi te in regem super Israël

2 *Reg.* 12- 8 Dedique tibi domum Israël et Juda
-12 Faciam verbum istud in conspectu omnis Israel
13-12 Neque enim hoc fas est in Israël
-13 Tu eris quasi unus de insipientibus in Israël
14-25 Vir non erat pulcher in omni Israel
15- 2 Ex una tribu Israel ego sum servus tuus
- 6 Faciebatque hoc omni Israel venienti
Et sollicitabat corda virorum Israel
-10 Misit.. exploratores in univers. tribus Israël
-13 Toto corde universus Israël sequitur Absalom
-17 Egressusq. rex et omnis Israël pedibus suis
16- 3 Hodie restituet mihi domus Israël regnum
-18 Et universus Israël et cum eo manebo
-21 Cum audierit omnis Israël quod fœdaveris
-22 Ingressusque est ad concubinas patris sui coram universo Israël
17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom, et cunctis majoribus natu Israël
-10 Scit enim omnis populus Israël, fortem esse
-11 Congregetur ad te universus Israël
-13 Circumdabit omnis Israël civitati illi funes
-14 Dixitque Absalom, et omnes viri Israël
-15 Hoc et hoc modo consilium dedit Achitophel Absalom, et senioribus Israel
-24 Transivit Jordanem, ipse et omnes viri Israël
-26 Et castrametatus est Israël cum Absalom
18- 6 Egressus est populus in campum contra Israël
- 7 Cæsus est ibi populus Israël ab exercitu Dav.
-16 Ne persequeretur fugientem Israel
-17 Omnis a. Israël fugit in tabernacula sua
19- 8 Israël autem fugit in tabernacula sua
- 9 Populus certabat in cunctis tribubus Israël
-11 Sermo a. omnis Israël pervenerat ad regem
-22 Ergo-ne hodie interficietur vir in Israel ?
An ignoro hodie me factum regem super Israel ?
-40 Media tantum pars affuerat de populo Israël
-41 Itaque omnes viri Israël concurrentes ad regem
-42 Et respondit omnis vir Juda ad viros Israël
-43 Et respondit vir Israël ad viros Juda
Durius autem responderunt viri Juda viris Israël
20- 1 Revertere in tabernacula tua, Israël
- 2 Et separatus est omnis Israël a David
-14 Porro ille transierat per omnes tribus Israël
-19 Ego sum quæ respondeo veritatem in Israël
Et tu quæris... evertere matrem in Israël
-23 Fuit ergo Joab super o. exercitum Israel
21- 2 Porro Gabaonitæ non erant de filiis Israel
Filii quippe Israël juraverant eis
Et voluit Saül percutere eos zelo, quasi pro filiis Israël et Juda
- 4 Neque volumus ut interficiatur homo de Israël
- 5 Ut ne unus quidem residuus sit de stirpe ejus in cunctis finibus Israël
-15 Factum est autem rursum prælium Philisthinorum adversum Israel
-17 In bellum, ne extinguas lucernam Israël
-21 Et blasphemavit Israel
23- 1 De Christo Dei Jacob, egregius psaltes Israël
- 3 Dixit Deus Israël mihi, locutus est fortis Israel
-10 Cumque ascendissent viri Israël, ipse stetit
24- 1 Et addidit furor Domini irasci contra Israël
Vade, numera Israël et Judam
- 2 Perambula omnes tribus Israël
- 4 Ut numerarent populum Israël
- 9 Et inventa sunt de Israël octingenta millia
-15 Immisitque Dominus pestilentiam in Israël
-25 Et cohibita est plaga ab Israel
3 *Reg.* 1- 3 Quæsierunt igitur adolescentulam speciosam in omnibus finibus Israël
-20 Mi rex, in te oculi respiciunt totius Israël
-30 Sicut juravi tibi per Dominum Deum Israël
-34 Et ungat eum ibi Sadoc... in regem super Israël
-35 Ut sit dux super Israël et super Judam
-48 Locutus est : Benedictus Dominus Deus Israël
2- 4 Non auferetur tibi vir de solio Israël
- 5 Quæ fecerit duobus principibus exercitus Israël
-11 Dies a. quibus regnavit David super Israël
-15 Me præposuerat omnis Israël sibi in regem
-32 Abner filium Ner principem militiæ Israel
3-28 Audivit itaque omnis Israel judicium
4- 1 Salomon regnans super omnem Israël
-20 Juda et Israël innumerabiles, sicut arena maris
-25 Habitabatque Juda et Israël absque timore
5-13 Elegitq. rex Salom. operarios de omni Israël

3 *Reg.* 6- 1 Quadringentesimo et octogesimo anno egressionis filiorum Israel de terra Ægypti
Anno quarto... regni Salomonis super Israel
-13 Et habitabo in medio filiorum Israël
Et non derelinquam populum meum Israel
8- 1 Tunc congregati sunt omnes majores natu Israel cum principibus tribuum, et duces familiarum filiorum Israël
- 2 Convenitque ad regem Salomonem universus Israel
- 3 Veneruntque cuncti senes de Israël
- 5 Rex a. Salomon, et omnis multitudo Israël
- 9 Quando pepigit Dom. fœdus cum filiis Israel
-14 Benedixit omni ecclesiæ Israël : omnis enim ecclesia Israël stabat
-15 Benedictus Dominus Deus Israël
-16 A die qua eduxi populum meum Israel
Non elegi civitatem de univ. tribubus Israël
Elegi David ut esset super populum meum Israël
-17 Domum nomini Domini Dei Israël
-20 Et sedi super thronum Israël
Ædificavi domum nomini Do. Dei Israël
-22 Stetit autem Salomon... in conspectu ecclesiæ Israël
-23 Domine Deus Israël, non est similis tui
-25 Nunc igitur, Domine Deus Israël, conserva
Non auferetur de te vir coram me, qui sedeat super thronum Israël
-26 Domine Deus Israel, firmentur verba tua
-30 Exaudias deprecationem servi tui et populi tui Israel
-33 Si fugerit populus tuus Israël inimicos suos
-34 Dimitte peccatum populi tui Israël
-36 Dimitte peccata... populi tui Israel
-38 Quæ acciderit omni homini de populo tuo Israël
-41 Qui non est de populo tuo Israël
-43 Sicut populus tuus Israel
-52 Ut sint oculi tui aperti ad deprecationem... populi tui Israel
-55 Et benedixit omni ecclesiæ Israël
-56 Qui dedit requiem populo suo Israël
-59 Et populo suo Israel per singulos dies
-62 Igitur rex, et omnis Israël cum eo
-63 Dedicaverunt templum Do. rex et filii Israël
-65 Et omnis Israël cum eo, multitudo magna
-66 Quæ fecerat Dominus... Israël populo suo
9- 5 Ponam thronum regni tui super Israel in sem.
Non auferetur vir de genere tuo de solio Israël
- 7 Auferam Israël de superficie terræ, quam dedi eis
Eritque Israël in proverbium, et in fabulam
-20 Et Jebusæis, qui non sunt de filiis Israel
-21 Quos scilicet non potuerant filii Israël exterminare
-22 De filiis autem Israël non constituit Salomon
10- 9 Et posuit te super thronum Israël, eo quod dilexerit Dominus Israël in sempiternum
11- 2 Super quibus dixit Dominus filiis Israël
- 9 Quod aversa esset mens ej. a Do. Deo Israël
-16 Ibi moratus est Joab, et omnis Israël
-25 Eratque adversarius Israëli cunctis diebus
Hoc est malum Adad, et odium contra Israël
-31 Hæc enim dicit Dominus Deus Israël
-32 Quam elegi ex omnibus tribubus Israël
-37 Erisque rex super Israël
-38 Ædificavi Dav. domum, et tradam tibi Israël
-42 Dies autem, quos regnavit Salomon in Jerusalem super omnem Israël
12- 1 Illuc enim congregatus erat omnis Israël
- 3 Venit ergo Jeroboam, et omnis multitudo Israël
-16 Vade in tabernacula tua, Israël
Et abiit Israël in tabernacula sua
-17 Super filios autem Israël..regnavit Roboam
-18 Lapidavit eum omnis Israël, et mortuus est
-19 Recessitque Israël a domo David
-20 Cum audisset o. Israël, quod reversus esset
Constituerunt eum regem super om. Israël
-21 Ut pugnarent contra domum Israël
-24 Neque bellabitis contra fratres vestros filios Israël
-28 Ecce dii tui, Israël, qui te eduxerunt de terra
-33 Et fecit solemnitatem filiis Israël
14- 7 Et dic Jeroboam : Hæc dicit Dominus Deus Israël
Dedi te ducem super populum meum Israël
-10 Percutiam... clausum, et novissimum in Israël
-13 Et planget eum omnis Israël, et sepeliet
Quia inventus est super eo sermo bonus a Domino Deo Israël
-14 Constituit a. sibi Dom. regem super Israel

3 *Reg.* 14-15 Et percutiet Dominus Deus Israël
Evellet Israël de terra bona hac, quam dedit
-16 Tradet Dominus Israël propter peccata Jeroboam
Qui peccavit, et peccare fecit Israël
-18 Et planxit eum omnis Israël
-19 Ecce scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël
-21 Quam elegit Dominus... ex omnibus tribubus Israël
-24 Quas attrivit Dominus ante faciem filiorum Israël
15- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Israël
-16 Bellum autem erat inter Asa, et Baasa regem Israël
-17 Ascendit quoque Baasa rex Israël in Judam
-19 Fœdus, quod habes cum Baasa rege Israël
-20 Misit principes exerc. sui in civitates Israël
-25 Nadab vero filius Jeroboam regnavit super Israël
-26 In peccatis ejus, quibus peccare fecit Israël
-27 Nadab et omnis Israël obsidebant Gebbethon
-30 Propter peccata... quibus peccare fecerat Israël
Delictum, quo irritaverat Do. Deum Israël
-31 In libro Verborum dierum regum Israël
-33 Regnavit Baasa... super omnem Israël, in Thersa
-34 In peccatis ejus, quibus peccare fecit Israël
16- 2 Posui te ducem super populum meum Israël
Et peccare fecisti populum meum Israël
- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël?
- 8 Regnavit Ela filius Baasa super Israël
-13 Qui peccaverunt, et peccare fecerunt Israël, provocantes Dominum Deum Israël
-14 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël
-16 Fecit sibi regem omnis Israël Amri
-17 Ascendit ergo Amri, et omnis Israël cum eo
-19 Et in peccato ejus, quo fecit peccare Israël
-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël
-21 Tunc divisus est populus Israël in duas partes
-23 Regnavit Amri super Israël, duodecim annis
-26 In peccatis ejus quibus peccare fecerat Israël
Ut irritaret Dominum Deum Israël
-27 Quægessit, nonne hæc scripta sunt in libro Verborum dierum regum Israël?
-29 Et regnavit Achab filius Amri super Israël
-33 Irritans Dominum Deum Israël, super omnes reges Israël
17- 1 Elias... ad Achab : Vivit Dom. Deus Israël
-14 Hæc autem dicit Dominus Deus Israël
18-17 Ait : Tu-ne es ille, qui conturbas Israël ?
-18 Et ille ait : Non ego turbavi Israël, sed tu
-19 Et congrega ad me universum Israël
-20 Misit Achab ad omnes filios Israël
-31 Dicens : Israël erit nomen tuum
-36 Domine Deus Abraham, et Isaac, et Israël, ostende hodie quia tu es Deus Israël
19-10 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël
-14 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël
-16 Jehu filium Namsi unges regem super Israël
-18 Derelinquam mihi in Israël septem millia
20- 2 Mittensque nuntios ad Achab regem Israël
- 4 Responditque rex Israël : Juxta verbum
- 7 Vocavit autem rex Israël omnes seniores
-11 Respondens rex Israël, ait : Dicite ei
-13 Propheta unus accedens ad Achab regem Israël
-15 Recensuit... omnes filios Israël
-20 Fugeruntq. Syri, et persecutus est eos Israël
-21 Necnon egressus rex Israël percussit equos
-22 Accedens autem propheta ad regem Israël
-26 Ascendit in Aphec, ut pugnaret contra Israël
-27 Porro filii Israël recensiti sunt
-28 Accedens unus vir Dei, dixit ad regem Israël
-29 Percusseruntque filii Israël de Syris
-31 Audivimus quod reges domus Israël clementes sint
Et egrediamur ad regem Israël
-32 Veneruntque ad regem Israël, et dixerunt
-40 Ait rex Israël ad eum : Hoc est judicium
-41 Et cognovit eum rex Israël, quod esset de prophetis
-43 Reversus est igitur rex Israël in domum
21- 7 Et bene regis regnum Israël
-18 Et descende in occursum Achab regis Israël
-21 Interficiam... clausum, et ultimum in Israël

3 *Reg.* 21-22 Et peccare fecisti Israël
-26 Quos consumpsit Dominus a facie filiorum Israël
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello inter Syriam et Israël
- 2 Descendit Josaphat rex Juda ad regem Israël
- 3 Dixitque rex Israël ad servos suos
- 5 Dixitque Josaphat ad regem Israël
Dixitque Josaphat ad regem Israël : Quare
- 6 Congregavit ergo rex Israël prophetas
- 8 Et ait rex Israël ad Josaphat
- 9 Vocavit ergo rex Israël eunuchum
-10 Rex autem Israël, et Josaphat rex Juda
-17 Vidi cunctum Israël dispersum in montibus
-18 Dixit ergo rex Israël ad Josaphat
-20 Quis decipiet Achab regem Israël?
-26 Et ait rex Israël : Tollite Michæam
-29 Ascendit itaque rex Israël, et Josaphat
-30 Dixit itaque rex Israël ad Josaphat
Porro rex Israël mutavit habitum suum
-31 Nisi contra regem Israël solum
-32 Suspicati sunt quod ipse esset rex Israël
-33 Intellexeruntq... quod non esset rex Israël
-34 Et casu percussit regem Israël
-35 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
-39 In libro Sermonum dierum regum Israël
-41 Anno quarto Achab regis Israël
-45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Israël
-52 Ochozias... regnare cœperat super Israël
Regnavitque super Israël duobus annis
-53 Qui peccare fecit Israël
-54 Irritavit Dominum Deum Israël
4 *Reg.* 1- 1 Prævaricatus est autem Moab in Israël
- 3 Numquid non est Deus in Israël, ut eatis
- 6 Numquid, quia non erat Deus in Israël, mittis
-16 Quasi non esset Deus in Israël
-18 Quæ operatus est, nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum regum Israël?
2-12 Pater mi, pater mi, currus Israël, et auriga
3- 1 Joram vero filius Achab regnavit super Israël in Samaria
- 3 Verumtamen in peccatis Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël, adhæsit
- 4 Et solvebat regi Israël centum millia agnorum
- 5 Fœdus, quod habebat cum rege Israël
- 6 Et recensuit universum Israël
- 9 Perrexerunt igitur, rex Israël, et rex Juda
-10 Dixitque rex Israël : Heu, heu, heu !
-11 Et respondit unus de servis regis Israël
-12 Descenditq. ad eum rex Israël, et Josaphat
-13 Dixit autem Eliseus ad regem Israël
Et ait illi rex Israël : Quare congregavit
-24 Perrexeruntque in castra Israël : porro consurgens Israël, percussit Moab
-27 Et facta est indignatio magna in Israël
5- 2 Captivam duxerant de terra Israël puellam
- 4 Sic et sic locuta est puella de terra Israël
- 5 Vade, et mittam litteras ad regem Israël
- 6 Detulit litteras ad regem Israël, in hæc verba
- 7 Cumque legisset rex Israël litteras
- 8 Scidisse videlicet regem Israël vestimenta
Et sciat esse prophetam in Israël
-12 Numquid non meliores sunt Abana et Pharphar... omnibus aquis Israël
-15 Vere scio quod non sit alius Deus in universa terra, nisi tantum in Israël
6- 8 Rex autem Syriæ pugnabat contra Israël
- 9 Misit itaque vir Dei ad regem Israël, dicens
-10 Misit itaq. rex Israël ad locum quem dixerat
-11 Quis proditor mei sit apud regem Israël?
-12 Sed Eliseus propheta, qui est in Israël, indicat regi Israël omnia verba
-21 Dixitq. rex Israël ad Eliseum, cum vidisset
-23 Et ultra non venerunt latrones Syriæ in terram Israël
-26 Cumque rex Israël transiret per murum
7- 6 Conduxit adversum nos rex Israël
-13 Ipsi tantum sunt in univ. multitudine Israël
8-12 Quia scio quæ facturus sis filiis Israël mala
-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël
-18 Ambulavitque in viis regum Israël
-26 Athalia filia Amri regis Israël
9- 3 Dicit Dominus : Unxi te regem super Israël
- 6 Hæc dicit Dominus Deus Israël : Unxi te regem super populum Domini Israël
- 8 Interficiam... et clausum et novissimum in Israël
-12 Hæc dicit Dom. : Unxi te regem super Israël
-14 Et omnis Israël, contra Hazaël regem Syriæ
-21 Egressus est Joram rex Israël, et Ochozias
10-21 Et misit in universos terminos Israël
-28 Delevit itaque Jehu Baal de Israël

4 *Reg.* 10-29 Verumtamen a peccatis Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël, non recessit
-30 Sedebunt super thronum Israël
-31 Ut ambularet in lege Domini Dei Israël
Non enim recessit a peccatis Jeroboam, qui peccare fecerat Israël
-32 Cœpit Dominus tædere super Israël
Percussitque eos Hazaël in universis finibus Israël
-34 In libro Verborum dierum regum Israël
13- 1 Regnavit Joachaz filius Jehu super Israël
- 2 Secutusque est peccata Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël
- 3 Iratusque est furor Domini contra Israël
- 4 Vidit enim angustiam Israël
- 5 Et dedit Dominus salvatorem Israëli
Habitaveruntq. filii Israël in tabernaculis s.
- 6 Non recesserunt a peccatis domus Jeroboam, qui peccare fecit Israël
- 8 In libro Sermonum dierum regum Israël
-10 Regnavit Joas... super Israël in Samaria
-11 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-12 In libro Sermonum dierum regum Israël
-13 Sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-14 Descenditque ad eum Joas rex Israël
Pater mi, currus Israël, et auriga ejus
-16 Dixit ad regem Israël : Pone manum tuam
-22 Igitur Hazaël rex Syriæ afflixit Israël
-25 Percussit eum Joas, et reddidit civitates Israël
14- 1 In anno secundo Joas... regis Israël
- 8 Joachaz, filii Jehu regis Israël
- 9 Remisitque Joas rex Israël ad Amasiam
-11 Ascenditque Joas rex Israël, et viderunt se
-12 Percussusque est Juda coram Israël
-13 Amasiam... cepit Joas rex Israël
-15 In libro Sermonum dierum regum Israël
-16 Sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-17 Joas filius Joachaz regis Israël
-23 Regnavit Jeroboam filius Joas regis Israël
-24 Jeroboam... qui peccare fecit Israël
-25 Ipse restituit terminos Israël
Juxta sermonem Domini Dei Israël
-26 Vidit enim Dominus afflictionem Israël
Et non esset qui auxiliaretur Israëli
-28 Restituit Damasc. et Emath Judæ in Israël
In libro Sermonum dierum regum Israël
-29 Dormivitque Jeroboam cum patribus suis regibus Israël
15- 1 Anno vigesimo septimo Jerob. regis Israël
- 8 Regnavit Zacharias.. super Israël in Samaria
- 9 Jerob. filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-11 In libro Sermonum dierum regum Israël
-12 Filii tui .. sedebunt super thronum Israël
-15 In libro Sermonum dierum regum Israël
-17 Regnavit Manahem filius Gadi super Israël
-18 Qui peccare fecit Israël cunctis diebus ejus
-20 Indixitque Manahem argentum super Israël
-21 In libro Sermonum dierum regum Israël
-23 Regnavit Phaceïa filius Manahem super Israël
-24 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-26 In libro Sermonum dierum regum Israël
-27 Regnavit Phacee filius Romeliæ super Israël
-28 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël
-29 In diebus Phacee regis Israël venit Theglath.
-31 In libro Sermonum dierum regum Israël
-32 Anno secundo Phacee... regis Israël
16- 3 Sed ambulavit in via regum Israël
Quæ dissipavit Dominus coram filiis Israël
- 5 Tunc ascendit... Phacee filius Romeliæ rex Israël, in Jerusalem
- 7 Ascende, et salvum me fac... de manu regis Israël
17- 1 Regnavit Osee filius Ela... super Israël
- 2 Sed non sicut reges Israël, qui ante eum fuerant
- 6 Et transtulit Israël in Assyrios
- 7 Cum peccassent filii Israël Domino Deo suo
- 8 Quas consumpserat Dominus in conspectu filiorum Israël, et regum Israël
- 9 Offenderunt filii Israël verbis non rectis
-13 Testificatus est Dominus in Israël et in Juda
-18 Iratusque est Dominus vehementer Israëli
-19 Verum ambulavit in erroribus Israël
-21 Quo scissus est Israël a domo David
Separavit enim Jeroboam Israël a Domino
-22 Et ambulaverunt filii Israël in univ. peccatis
-23 Usquequo Dominus auferret Israël a facie s.
Translatusque est Israël de terra sua
-24 Collocavit eos in civitatibus Samariæ pro filiis Israël

4 *Reg.* 17-34 Jacob, quem cognominavit Israel
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israel
- 4 Filii Israël adolebant ei incensum
- 5 In Domino Deo Israël speravit
- 9 Erat annus sept. Osee filii Ela regis Israël
-10 Nono anno Osee regis Israël, capta est Samaria
-11 Transtulit rex Assyriorum Israël in Assyrios
19-15 Domine Deus Israel, qui sedes super cherubim
-20 Hæc dicit Dominus Deus Israël
-22 Contra quem... elevasti in excelsum oculos tuos? contra sanctum Israël
21- 2 Quas delevit Dominus a facie filiorum Israël
- 3 Et fecit lucos sicut fecerat Achab rex Israel
- 7 Quam elegi de cunctis tribubus Israël
- 8 Et ultra non faciam commoveri pedem Israel
- 9 Quas contrivit Dominus a facie filiorum Israël
-12 Propterea hæc dicit Dominus Deus Israël
22-15 Respondit eis : Hæc dicit Dominus Deus Israel
-18 Sic dicetis : Hæc dicit Dominus Deus Israël
23-13 Quæ ædificaverat Salomon rex Israël
-15 Filius Nabat, qui peccare fecit Israël
-19 Quæ fecerant reges Israël ad irritandum Dominum
-22 A diebus judicum, qui judicaverunt Israël
Et omnium dierum regum Israël, et regum Juda
-27 Judam auferam a facie mea, sicut abstuli Israël
24-13 Quæ fecerat Salomon rex Israël in templo Domini
1 *Par.* 1-34 Cujus fuerunt filii, Esaü et Israël
-43 Antequam esset rex super filios Israël
2- 1 Filii autem Israël : Ruben, Simeon, Levi
- 7 Achar, qui turbavit Israël, et peccavit
4-10 Invocavit vero Jabes Deum Israël, dicens
5- 1 Filii quoque Ruben primogeniti Israël
Data sunt primogenita ejus filiis Joseph filii Israël
- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël
-26 Et suscitavit Deus Israël spiritum Phul
6-38 Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Israël
-49 Et ut precarentur pro Israël, juxta omnia
-64 Dederunt quoque filii Israël Levitis civitates
7-29 In his habitaverunt filii Joseph, filii Israël
9- 1 Universus ergo Israël dinumeratus est : et summa eorum scripta est in libro Regum Israël et Juda
- 2 Israël, et sacerdotes, et Levitæ, et Nathinæi
10- 1 Philisthiim autem pugnabant contra Israel
Fugeruntque viri Israël Palæsthinos
- 7 Quod cum vidissent viri Israël
11- 1 Congregatus est igitur omnis Israël ad David
- 2 Tu eras qui educebas et introducebas Israël
Tu pasces populum meum Israël, et tu eris princeps
- 3 Venerunt ergo omnes majores natu Israël ad regem
Unxeruntque eum regem super Israël, juxta sermonem Domini
- 4 Abiit quoque David, et omnis Israël, in Jer.
-10 Qui adjuverunt eum ut rex fieret super omnem Israël
Juxta verbum Domini, quod locutus est ad Israël
12-32 Ad præcipiendum quid facere deberet Israël
-38 Ut constituerent regem David super universum Israël
Omnes reliqui ex Israël, uno corde erant
-40 Gaudium quippe erat in Israel
13- 2 Et ait ad omnem cœtum Israël
Reliquos in universas regiones Israël
- 5 Congregavit ergo David cunctum Israël
- 6 Et ascendit David, et omnis vir Israël, ad collem Cariathiarim
- 8 David, et universus Israël, ludebant coram Deo
14- 2 Quod confirmasset eum Dominus in regem super Israël
Et sublevatum esset regnum suum super populum ejus Israël
- 8 David in regem super universum Israël
15- 3 Congregavitque universum Israël in Jerusalem
-12 Et afferte arcam Domini Dei Israël
-14 Ut portarent arcam Domini Dei Israël
-25 David, et omnes majores natu Israel
-28 Universusque Israël deducebant arcam
16- 4 Atque laudarent Dominum Deum Israel
-13 Semen Israël servi ejus

1 *Par.* 16-17 Et Israël in pactum sempiternum
-36 Benedictus Dominus Deus Israël ab æterno
-40 In lege Domini, quam præcepit Israeli
17- 5 Ex eo tempore quo eduxi Israël, usque ad diem hanc
- 6 Manens cum omni Israel
Locutus sum saltem uni judicum Israël
- 7 Ego tuli te... ut esses dux populi mei Israël
- 9 Et dedi locum populo meo Israel
-10 Dedi judices populo meo Israël
-21 Ut populus meus Israël, gens una in terra
-22 Et posuistis populum tuum Israel tibi in populum
-24 Do.exercituum Deus Israël, et domus David
18-14 Regnavit ergo David super univers. Israël
19-10 Elegit viros fortissimos de universo Israël
-16 Videns autem Syrus quod cecidisset coram Israël
-17 Congregavit universum Israël, et transivit Jordanem
-18 Fugit autem Syrus Israël : et interfecit David de Syris
-19 Videntes autem servi Adarezer se ab Israël esse superatos, transfugerunt ad David
20- 7 Hic blasphemavit Israel : et percussit eum
21- 1 Consurrexit autem Satan contra Israël
Et concitavit David ut numeraret Israel
- 2 Ite, et numerate Israël a Bersabee usque Dan
- 3 Quod in peccatum reputetur Israëli
- 4 Et circuivit universum Israël
- 5 Et inventus est omnis numerus Israël
- 7 Displicuit autem... et percussit Israël
-12 Interficere in universis finibus Israël
-14 Misit ergo Dominus pestilentiam in Israël
Et ceciderunt de Israël septuaginta millia
22- 1 Et hoc altare in holocaustum Israël
- 2 Ut congregarentur omnes proselyti de terra Israël
- 6 Ut ædificaret domum Domino Deo Israël
- 9 Et pacem et otium dabo in Israël
-10 Firmaboque solium regni ejus super Israël
-12 Ut regere possis Israël, et custodire legem
-13 Quæ præcepit Dominus Moysi ut doceret Israël
-17 Præcepitq..David cunctis principibus Israël
23- 1 Regem constituit Salomonem filium suum super Israël
- 2 Et congregavit omnes principes Israël
-25 Requiem dedit Dominus Deus Israël populo suo
24-19 Sicut præceperat Dominus Deus Israël
26-29 Ad opera forinsecus super Israel
-30 Præerant Israëli trans Jordanem
27- 1 Filii a. Israël secundum numerum suum
-16 Porro tribubus præerant Israël, Rubenitis
-22 Hi principes filiorum Israël
-23 Ut multiplicaret Israël quasi stellas cœli
-24 Quia super hoc ira irruerat in Israel
28- 1 Convocavit igitur David omnes principes Israël
- 4 Sed elegit Dominus Deus Israël me
Ut essem rex super Israël in sempiternum
Ut me eligeret regem super cunctum Israël
- 5 Ut sederet in throno regni Domini super Israël
- 8 Nunc ergo coram universo cœtu Israël
29- 6 Et proceres tribuum Israël, tribuni quoque
-10 Benedictus es, Domine Deus Israel
-18 Et Isaac, et Israël, patrum nostrorum
-21 Et universo ritu abundantissime in omnem Israël
-23 Et cunctis placuit : et paruit illi omnis Israël
-25 Magnificavit ergo Dominus Salomonem super omnem Israël
Qualem nullus habuit ante eum rex Israël
-26 Filius Isaï regnavit super universum Israël
-27 Et dies, quibus regnavit super Israël
-30 Sive in Israël, sive in cunctis regnis terrarum
2 *Par.* 1- 2 Præcepitque Salomon universo Israëli... et ducibus, et judicibus omnis Israël
-13 Et regnavit super Israel
2- 4 Sic fac mecum... quæ mandata sunt Israëli
-12 Dicens : Benedictus Dominus Deus Israël
-17 Qui erant in terra Israël, post dinumerationem
5- 2 Post quæ congregavit majores natu Israël
Et capita familiarum de filiis Israël in Jerus.
- 3 Venerunt itaque ad regem omnes viri Israël
- 4 Cumque venissent cuncti seniorum Israël
- 6 Rex a. Salomon, et universus cœtus Israël
-10 Quando legem dedit Dominus filiis Israël
6- 3 Et benedixit universæ multitudini Israel
- 4 Benedictus Dominus Deus Israel

2 *Par.* 6- 5 Non elegi civitatem de cunctis tribubus Israël
Ut esset dux in populo meo Israël
- 6 Ut constituerem eum super populum meum Israel
- 7 Ut ædificaret domum nomini Domini Dei Israel
-10 Et sedi super thronum Israël
Et ædificavi domum nomini Domini Dei Israël
-11 Quod pepigit cum filiis Israel
-12 Ex adverso universæ multitudinis Israël
-13 Contra universam multitudinem Israel
-14 Domine Deus Israël, non est similis tui
-16 Nunc ergo, Domine Deus Israël, imple
Qui sedeat super thronum Israël
-17 Et nunc, Domine Deus Israël, firmetur
-21 Exaudias preces famuli tui et populi tui Israël
-24 Si superatus fuerit populus tuus Israël
-25 Et propitiare peccato populi tui Israel
-27 Dimitte peccata... populi tui Israel
-29 Si quis de populo tuo Israel fuerit deprecatus
-32 Qui non est de populo tuo Israël
-33 Timeant te sicut populus tuus Israël
7- 3 Sed et omnes filii Israël videbant descendentem ignem
- 6 Cunctusque Israël stabat
- 8 Et omnis Israël cum eo, ecclesia magna
-10 Davidi, et Salomoni, et Israeli populo suo
-18 De stirpe tua vir, qui sit princeps in Israël
8- 2 Et habitare ibi fecit filios Israel
- 7 Et Jebusæis, qui non erant de stirpe Israël
- 8 Et de posteris, quos non interfecerant filii Israël
- 9 De filiis Israël non posuit ut servirent operibus regis
-11 Non habitabit uxor mea in domo David regis Israël
9- 8 Quia diligit Deus Israël, et vult servare eum
-30 Super omnem Israël quadraginta annis
10- 1 Illuc enim cunctus Israël convenerat
- 3 Vocaveruntque eum, et venit cum universo Israël
-16 Revertere in tabernacula tua, Israël
Et abiit Israël in tabernacula sua
-17 Super filios autem Israël, qui habitabant in civitatibus Juda
-18 Et lapidaverunt eum filii Israël
-19 Recessitque Israël a domo David, usque ad diem hanc
11- 1 Ut dimicaret contra Israël
- 3 Et ad universum Israël, qui est in Juda
-13 Levitæ, qui erant in universo Israël
-16 Sed et de cunctis tribubus Israël
Ut quærerent Dominum Deum Israel
12- 1 Dereliquit legem Domini, et omnis Israël cum eo
- 6 Consternatique principes Israël et rex
-13 De cunctis tribubus Israël
13- 4 Et ait : Audi Jeroboam, et omnis Israël
- 5 Num ignoratis quod Dominus Deus Israel dederit regnum David super Israel in sempiternum ?
-12 Filii Israël, nolite pugnare contra Dominum
-15 Et omnem Israël qui stabat ex adverso
-16 Fugeruntque filii Israël Judam, et tradidit eos Deus
-17 Et corruerunt vulnerati ex Israël quingenta millia
-18 Humiliatique sunt filii Israël in tempore illo
15- 3 Multi dies in Israël absque Deo vero
- 4 Ad Dominum Deum Israel, et quæsierint
- 9 Plures enim ad eum confugerant ex Israel
-13 Si quis autem, inquit, non quæsierit Dominum Deum Israël
-17 Excelsa autem derelicta sunt in Israël
16- 1 Ascendit Baasa rex Israël in Judam
- 3 Quod habes cum Baasa rege Israël
- 4 Misit principes exercituum suorum ad urbes Israël
-11 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
17- 1 Regnavit autem Josaphat... et invaluit contra Israël
- 4 Et non juxta peccata Israël
18- 3 Dixitque Achab rex Israël ad Josaphat
- 4 Dixitque Josaphat ad regem Israel
- 5 Congregavit igitur rex Israël prophetarum
- 7 Ait rex Israël ad Josaphat : Est vir
- 8 Vocavit ergo rex Israel unum de eunuchis
- 9 Porro rex Israël, et Josaphat rex Juda
-16 Vidi universum Israël dispersum
-17 Et ait rex Israël ad Josaphat
-19 Quis decipiet Achab regem Israel
-25 Præcepit autem rex Israel, dicens : Tollite

2 Par. 18-28 Igitur ascenderunt rex Israël et Josaphat
-29 Dixitque rex Israël ad Josaphat : Mutabo
Mutatoq. rex Israël habitu, venit ad bellum
-30 Nisi contra solum regem Israël
-31 Dixerunt : Rex Israël est iste
-32 Cum e. vidissent.. quod non esset rex Israël
-33 Et percuteret regem Israël inter cervicem
-34 Porro rex Israël stabat in curru suo
19- 8 Et principes familiarum ex Israël
20- 7 Coram populo tuo Israël, et dedisti eam
-10 Per quos non concessisti Israël
-19 Laudabant Dominum Deum Israël voce magna
-29 Quod pugnasset Dominus contra inimicos Israël
-34 Quæ digessit in libros Regum Israël
-35 Iniit amicitias... cum Ochozia rege Israël
21- 6 Ambulavitque in viis regum Israël, sicut egerat
-13 Sed incessisti per iter regum Israël
22- 5 Et perrexit cum Joram filio Achab rege Israël
23- 2 Et principes familiarum Israël, veneruntque in Jerusalem
24- 5 Et colligite de universo Israël pecuniam
- 6 Ut inferret eam omnis multitudo Israël
- 9 Quod constituit... super omnem Israël in deserto
-16 Quod fecisset bonum cum Israël, et cum domo ejus
25- 6 Mercede quoque conduxit de Israël centum
- 7 O rex, ne egrediatur tecum exercitus Israel
Non est enim Dominus cum Israël
- 9 Centum talentis quæ dedi militibus Israël
-17 Misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu, regem Israël
-21 Ascendit igitur Joas rex Israël
-22 Corruitque Juda coram Israël, et fugit
-23 Cepit Joas rex Israël in Bethsames, et adduxit
-25 Mortuus est Joas filius Joachaz rex Israël
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
28- 2 Sed ambulavit in viis regum Israël
- 3 Quas interfecit Dominus in adventu filiorum Israël
- 5 Manibus quoque regis Israël traditus est
- 8 Ceperuntque filii Israël de fratribus suis
-13 Et ira furoris Domini imminet super Israël
-23 Ipsi fuerint ruinæ ei, et universo Israël
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
-27 Neque enim receperunt eum in sepulcra regum Israel
29- 7 Holocausta non obtulerunt in sanctuario Deo Israel
-10 Ut ineamus fœdus cum Domino Deo Israël
-24 Coram altare pro piaculo universi Israëlis : pro omni quippe Israël præceperat rex
-27 Quæ David rex Israël præparaverat
30- 1 Misit quoque Ezechias ad omnem Israël
Et facerent Phase Domino Deo Israël
- 5 Ut mitterent nuntios in universum Israël
- 6 Perrexeruntque cursores... in universum Israël et Judam
Filii Israël, revertimini ad Dominum Deum Abraham, et Isaac, et Israël
-21 Filii Israël, qui inventi sunt in Jerusalem
-25 Universæ frequentiæ, quæ venerat ex Israël
-26 Salomonis filii David regis Israël
31- 1 Egressus est omnis Israël, qui inventus fuerat
Reversique sunt omnes filii Israël in possessiones
- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël frumenti
- 6 Filii Israël et Juda, qui habitabant in urbibus Juda
- 8 Et benedixerunt Domino ac populo Israël
32-17 Plenas blasphemiæ in Domin. Deum Israël
-32 Et in libro Regum Juda et Israël
33- 2 Quas subvertit Dominus coram filiis Israël
- 7 Quam elegi de cunctis tribubus Israël
- 8 Et moveri non faciam pedem Israël
- 9 Quas subverterat Dominus a facie filiorum Israel
-16 Præcepitque Judæ ut serviret Domino Deo Israël
-18 In nomine Domini Dei Israël
Continentur in Sermonibus regum Israël
34- 7 Cumque... delubra demolitus esset de universa terra Israël
- 9 Et Ephraïm, et universis reliquiis Israël
-21 Et pro reliquiis Israël et Juda
-23 Hæc dicit Dominus Deus Israël
-26 Hæc dicit Dominus Deus Israel
-33 De universis regionibus filiorum Israël
Omnes, qui residui erant in Israël

2 Par. 35- 3 Omnis Israël sanctificabatur Domino
Quod ædificavit Salomon filius David rex Israël
Ministrate Domino Deo vestro, et populo ejus Israël
- 4 Sicut præcepit David rex Israël
-17 Feceruntque filii Israël, qui reperti fuerant
-18 Non fuit Phase simile huic in Israël
Sed nec quisquam de cunctis regibus Israël fecit Phase
Omni Judæ, et Israël qui repertus fuerat
-25 Et quasi lex obtinuit in Israël
-27 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
36- 8 Continentur in libro Regum Juda et Israël
-13 Ut non reverteretur ad Dom. Deum Israel
1 Esdr. 1- 3 Et ædificet domum Domini Dei Israël
2- 2 Numerus virorum populi Israël
-59 Non potuerunt indicare... utrum ex Israël essent
-70 Universusque Israël in civitatibus suis
3- 1 Et erant filii Israël in civitatibus suis
- 2 Et ædificaverunt altare Dei Israel
-10 Per manus David regis Israël
-11 In æternum misericordia ejus super Israël
4- 1 Ædificarent templum Domino Deo Israel
- 3 Et reliqui principes patrum Israël
5- 1 Prophetaverunt a... in nomine Dei Israël
-11 Quodque rex Israël magnus ædificaverat
6-14 Jubente Deo Israël, et jubente Cyro
-16 Fecerunt autem filii Israël, sacerdotes
-17 Hircos caprarum pro peccato totius Israël
-19 Fecerunt autem filii Israël transmigrationis, Pascha
-21 Et comederunt filii Israël, qui reversi fuerant
Ut quærerent Dominum Deum Israël
-22 In opere domus Domini Dei Israël
7- 6 Quam Do. Deus dedit Israël : et dedit ei rex
- 7 Et ascenderunt de filiis Israël
-10 Et doceret in Israël præceptum et judicium
-11 Præceptis Domini, et cæremoniis ejus in Israël
-13 De populo Israël, et de sacerdotibus ejus
-15 Consiliatores ejus sponte obtulerunt Deo Israël
-28 Congregavi de Israël principes
8-18 Levi filii Israël, et Sarabiam, et filios ejus
-25 Universusque Israël eorum qui inventi fuerant
-29 Et ducibus familiarum Israël in Jerusalem
-35 Obtulerunt holocautomata Deo Israël, vitulos duodecim pro omni populo Israël
9- 1 Non est separatus populus Israel, sacerdotes
- 4 Omnes, qui timebant verbum Dei Israël
-15 Domine Deus Israël, justus es tu
10- 1 Collectus est ad eum de Israël cœtus grandis
- 2 Si est pœnitentia in Israël super hoc
- 5 Principes sacerdotum et Levitarum, et omnem Israël
-10 Ut adderetis super delictum Israël
-25 Et ex Israël, de filiis Pharos, Remeïa
2 Esdr. 1- 6 Nocte et die, pro filiis Israël servis tuis
Et confiteor pro peccatis filiorum Israël
2-10 Qui quæreret prosperitatem filiorum Israël
7- 7 Numerus virorum populi Israël
-61 Non potuerunt indicare... utrum ex Israël essent
-73 Et omnis Israël, in civitatibus suis
8- 1 Filii autem Israël erant in civitatibus suis
Legis Moysi, quam præceperat Dom. Israëli
-14 Ut habitent filii Israel in tabernaculis
-17 Taliter filii Israël usque ad diem illum
9- 1 Convenerunt filii Israel in jejunio et in saccis
- 2 Et separatum est semen filiorum Israel
10-33 Et pro peccato : ut exoretur pro Israël
-39 Ad gazophylacium e. deportabunt filii Israël
11- 3 In urbibus suis, Israël, sacerdotes
-20 Et reliqui ex Israël sacerdotes et Levitæ
12-46 Et omnis Israël, in diebus Zorobabel
13- 2 Eo quod non occurrerint filiis Israël
- 3 Separaverunt omnem alienigenam ab Israël
-18 Additis iracundiam super Israel violando sabbatum
-26 Numquid non in hujuscemodi re peccavit Salomon rex Israël ?
Posuit eum Deus regem super omnem Israël
Tobiæ. 1- 5 Quos Jeroboam fecerat rex Israel
- 6 Et ibi adorabat Dominum Deum Israël
-18 Et filios Israel exosos haberet in conspectu
-21 Et iratus multos occideret ex filiis Israel
2- 3 Unum ex filiis Israël jugulatum jacere in platea
3-23 Sit nomen tuum, Deus Israël, benedictum
5- 7 At ille respondit : Ex filiis Israël
8-17 Benedicimus te, Domine Deus Israël
9- 9 Et dixit : Benedicat te Deus Israël

Tobiæ. 9-11 Sit semen vestrum benedictum a Deo Israël
11-17 Dicebatq.. Benedico te, Domine Deus Israël
13- 3 Confitemini Domino, filii Israel
14- 6 Fratres nostri, qui dispersi sunt a terra Israël
- 9 Omnes reges terræ, adorantes regem Israel
Judith. 4- 1 Tunc audientes hæc filii Israël
- 7 Et fecerunt filii Israël secundum quod constituerat
-10 Et clamaverunt ad Dominum Deum Israël unanimiter
-11 Circuivit omnem Israël, allocutusque est eos
-14 Sic erunt universi hostes Israël
-17 Ut visitaret populum suum Israël
5- 1 Quod filii Israël præpararent se ad resistendum
-27 Qui filios Israël posse dicat resistere regi
6- 2 Dicens quod gens Israël defendatur a Deo suo
- 3 Et omnis Israël tecum perditione disperiet
- 4 Et confixus cades inter vulneratos Israël
- 7 Et traderent eum in manus filiorum Israël
-10 Porro filii Israël descendentes de Bethulia
-13 Tradidi : ut, dum vicerit filios Israel
-21 Intra ecclesiam oraverunt, petentes auxilium a Deo Israel
7- 3 Paraverunt se pariter ad pugnam contra filios Israël
- 4 Filii autem Israël ut viderunt multitudinem illorum
Ut Deus Israël misericordiam suam ostenderet
- 8 Fiii Israël, non in lancea nec in sagitta confidunt
8- 6 Et neomenias, et festa domus Israël
-32 In diebus quinque respiciat Dominus populum suum Israël
11- 9 Sciunt se offendisse Deum suum filii Israël
-15 Et habebis omnem populum Israël
12- 8 Ut ascendebat, orabat Dominum Deum Israël
13- 7 Dicens : Confirma me, Domine Deus Israël
-13 Deus, qui fecit virtutem in Israël
-18 Misericordiam suam, quam promisit domui Israël
-23 Porro Ozias princeps populi Israël
-27 Dixit ei Judith : Deus Israël, cui tu testimonium dedisti
-28 In contemptu superbiæ suæ Deum Israël contempsit
Cum captus fuerit populus Israël gladio perforari præcipiam
-31 Nomen tuum magnific. super te, Deus Israël
14- 6 Videns virtutem quam fecit Deus Israël
Et appositus est ad populum Israël
15- 3 Videntes itaque filii Israël fugientes, secuti sunt illos
- 4 Filii autem Israël uno agmine persequentes
- 5 Misit... per omnes civitates et regiones Israël
-10 Dicentes : Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israël
-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum a populo Israël
16- 9 Induit se vestimento lætitiæ in exultatione filiorum Israël
-25 Et præclarior erat universæ terræ Israël
-30 Non fuit qui perturbaret Israël
Esth. 10- 9 Gens autem mea : Israël est, quæ clamavit
-13 In cunctas deinceps generationes populi Israël
13- 9 Non est qui possit tuæ resistere voluntati, si decreveris salvare Israël
-13 Pro salute Israël etiam vestigia pedum ejus deosculari paratus essem
-18 Omnis quoque Israël pari mente et obsecratione clamavit
14- 3 Et deprecabatur Dominum Deum Israël
- 5 Quod tu, Domine, tulisses Israël de cunctis gentibus
Psal. 13- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël ?
Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
21- 4 Tu autem in sancto habitas, Laus Israël
-25 Timeat eum omne semen Israël : quoniam non sprevit
24-22 Libera, Deus, Israël, ex omnibus tribulationibus suis
40-14 Benedictus Dominus Deus Israël a sæculo
49- 7 Et loquar : Israël, et testificabor tibi
52- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israel ?
Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
58- 6 Et tu, Domine Deus virtutum, Deus Israël
67- 9 A facie Dei Sinaï, a facie Dei Israël
-27 In ecclesiis benedicite Deo Domino, de fontibus Israel
-35 Date gloriam Deo super Israël
-36 Deus Israel ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ

Psal. 68- 7 Non confundantur super me qui quærunt te, Deus Israel
70-22 Deus, psallam tibi in cithara, sanctus Israël
71-18 Benedictus Dominus Deus Israël, qui facit mirabilia solus
72- 1 Quam bonus Israël Deus his, qui recto sunt corde
75- 2 In Israël magnum nomen ejus
77- 5 Et legem posuit in Israël
-21 Ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit in Israël
-31 Et electos Israël impedivit
-41 Et sanctum Israel exacerbaverunt
-55 Et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus Israel
-59 Et ad nihilum redegit valde Israël
-71 Et Israël hæreditatem suam
79- 2 Qui regis Israël, intende
80- 5 Quia præceptum in Israël est
- 9 Et contestabor te : Israël, si audieris me
-12 Et Israel non intendit mihi
-14 Israel si in viis meis ambulasset
82- 5 Et non memoretur nomen Israel ultra
88-19 Et sancti Israël regis nostri
97- 3 Et veritatis suæ domui Israël
102- 7 Notas fecit... filiis Israël voluntates suas
104-10 Et Israël in testamentum æternum
-23 Et intravit Israel in Ægyptum
105-48 Benedictus Dominus Deus Israël a sæculo
113- 1 In exitu Israel de Ægypto
- 2 Israël potestas ejus
- 9 Domus Israël speravit in Domino
-12 Benedixit domui Israël : benedixit domui Aaron
117- 2 Dicat nunc Israël quoniam bonus
120- 4 Non dormitabit neque dormiet, qui custodit Israël
121- 4 Testimonium Israël ad confitendum nomini Domini
123- 1 Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel
124- 5 Pax super Israël
127- 6 Et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israel
128- 1 Expugnaverunt me a juventute mea, dicat nunc Israel
129- 6 Speret Israel in Domino
- 8 Ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus
130- 3 Speret Israel in Domino
134- 4 Israël in possessionem sibi
-12 Dedit terram... hæreditatem Israël populo
-19 Domus Israël, benedicite Domino
135-11 Qui eduxit Israël de medio eorum
-14 Et eduxit Israël per medium ejus
-22 Hæreditatem Israël servo suo
146- 2 Dispersiones Israëlis congregabit
147-19 Qui annuntiat.. justitias et judicia sua Israël
148-14 Filiis Israël, populo appropinquanti sib.
149- 2 Lætetur Israel in eo, qui fecit eum
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis, filii David, regis Israël
Eccle. 1-12 Fui rex Israël in Jerusalem
Cant. 3- 7 Sexaginta fortes ambiunt ex fortiss. Israël
Sap. 11-5 Cum abundarent filii Israël, lætati sunt
Prolog.Eccli. In quibus oportet laudare Israel doctrinæ et sapientiæ causa
Eccli. 17-15 Et pars Dei, Israël facta est manifesta
24-13 In Jacob inhabita, et in Israël hæreditare
-33 Et hæreditatem domui Jacob, et Israël promissiones
36-14 Et Israël, quem coæquasti primogenito tuo
37-28 Dies autem Israël innumerabiles sunt
45- 6 Jacob testament. suum, et judicia sua Israël
-13 In memoriam secundum numerum tribuum Israël
-21 Et in lege sua lucem dare Israël
-29 Et stare in reverentia gentis... placuit Deo pro Israël
46- 2 Ut consequeretur hæreditatem Israël
-12 Ut viderent omnes filii Israël
47- 2 Sic David (*separatus*) a filiis Israël
-13 Dedit illi testamentum regni, et sedem gloriæ in Israël
-19 In nomine Domini Dei, cui est cognomen, Deus Israël
-29 Qui peccare fecit Israël, et dedit viam peccandi
50-15 Coram omni synagoga Israël
-22 Manus suas extulit in omnem congregationem filiorum Israël
-25 Et fieri pacem in diebus nostris in Israël
-26 Credere Israël nobiscum esse Dei misericordiam
Isai. 1- 3 Israel autem me non cognovit
- 4 Blasphemaverunt sanctum Israël, abalienati sunt retrorsum

Isai. 1-24 Propter hoc ait Dominus Deus exercituum fortis Israel
4- 2 Et exultatio his qui salvati fuerint de Israël
5- 7 Vinea enim Domini exercituum, domus Israël est
-19 Et veniat consilium sancti Israël, et sciemus
-24 Et eloquium sancti Israël blaphemaverunt
7- 1 Et Phacee filius Romeliæ rex Israël
8-14 In petram scandali, duabus domibus Israël
-18 Et in portentum Israël a Domino exercituum
9- 8 Misit Dominus in Jacob, et cecidit in Israel
-12 Et devorabunt Israël toto ore
-14 Disperdet Dom. ab Israël caput et caudam
10-17 Et erit lumen Israel in igne
-20 Non adjiciet residuum Israël, et hi qui fugerint
Sed innitetur super Dominum sanctum Israël in veritate
-22 Si enim fuerit populus tuus Israël quasi arena maris
11-12 Et congregabit profugos Israël
-16 Sicut fuit Israëli in die illa, qua ascendit de terra Ægypti
12- 6 Quia magnus in medio tui sanctus Israël
14- 1 Miserebitur enim Dominus Jacob, et eliget adhuc de Israël
- 2 Possidebit eos domus Israël super terram
17- 3 Et reliquiæ Syriæ sicut gloria filiorum Israël erunt
- 6 Et relinquetur... dicit Dominus Deus Israël
- 7 Et oculi ejus ad sanctum Israël respicient
- 9 Quæ derelictæ sunt a facie filiorum Israël
19-24 In die illa erit Israël tertius Ægyptio et Assyrio
-25 Hæreditas autem mea Israël
21-10 Quæ audivi a Domino exercituum Deo Israël
-17 Dominus enim Deus Israël locutus est
24-15 In insulis maris nomen Domini Dei Israël
27- 6 Florebit et germinabit Israël
-12 Et vos congregabimini unus et unus filii Israël
29-19 Et pauperes homines in sancto Israël exultabunt
-23 Sanctificabunt sanctum Jacob, et Deum Israël prædicabunt
30-11 Cesset a facie nostra sanctus Israël
-12 Propterea hæc dicit sanctus Israel
-15 Quia hæc dicit Dominus Deus sanctus Israël
-29 Ut intret montem Domini ad fortem Israël
31- 1 Et non sunt confisi super sanctum Israël
- 6 Sicut in profundum recesseratis, filii Israël
37-16 Domine exercituum Deus Israel, qui sedes super cherubim
-21 Hæc dicit Dominus Deus Israël
-23 Cui exprobrasti...? Ad sanctum Israël
40-27 Quare dicis, Jacob, et loqueris, Israël
41- 8 Et tu, Israël serve meus, Jacob quem elegi
-14 Vermis Jacob, qui mortui estis ex Israël
Et redemptor tuus sanctus Israël
-16 Et tu exultabis in Domino, in sancto Israël lætaberis
-17 Ego Dominus exaudiam eos, Deus Israël non derelinquam eos
-20 Quia manus Domini fecit hoc, et sanctus Israël creavit illud
42-24 Quis dedit in direptionem Jacob, et Israël vastantibus?
43- 1 Creans te, Jacob, et formans te, Israël
- 3 Deus sanctus Israël salvator tuus
-15 Sanctus vester, creans Israël rex vester
-22 Non me invocasti, Jacob, nec laborasti in me, Israël
-28 Dedi ad internecionem Jacob, et Israël in blasphemiam
44- 1 Et nunc audi... Israël quem elegi
- 5 Et in nomine Israel assimilabitur
-21 Memento horum Jacob, et Israël
Formavi te, servus meus es tu, Israël
-23 Redemit Dom. Jacob, et Israël gloriabitur
45- 3 Qui voco nomen tuum, Deus Israel
- 4 Propter servum meum Jacob, et Israël
-11 Hæc dicit Dom. sanctus Israël, plastes ejus
-15 Es Deus absconditus, Deus Israel salvator
-17 Israël salvatus est in Domino salute æterna
-26 Et laudabitur omne semen Israël
46- 3 Et omne residuum domus Israel
-13 Dabo in Sion salutem, et in Israël gloriam
47- 4 Redemptor noster, Dominus exercituum nomen illius, sanctus Israel
48- 1 Domus Jacob, qui vocamini nomine Israël
Et Dei Israël recordamini non in veritate
- 2 Et super Deum Israel constabiliti sunt
-12 Audi me, Jacob, et Israël quem ego voco
-17 Hæc dicit Do. redempt. tuus sanctus Israël
49-3 Et dixit mihi : Servus meus es tu, Israel

Isai. 49- 5 Et Israël non congregabitur
- 6 Ad suscitandas tribus Jacob, et fæces Israël convertendas
- 7 Hæc dicit Dominus redemptor Israël
Propter Do... et sanctum Israël qui elegit te
52-12 Et congregabit vos Deus Israel
54- 5 Sanctus Israel, Deus omnis terræ vocabitur
55- 5 Propter.. sanctum Israël, quia glorificavit te
56- 8 Dom. Deus, qui congregat dispersos Israel
60- 9 Et sancto Israël, quia glorificavit te
-14 Et vocabunt te... Sion sancti Israël
63- 7 Super multitudinem bonorum domui Israël
-16 Abraham nescivit nos, et Israël ignoravit nos
66-20 Quomodo si inferant filii Israël munus
Jerem. 2- 3 Sanctus Israël Domino, primitiæ frugum
- 4 Audite... omnes cognationes domus Israël
-14 Numquid servus est Israël, aut vernaculus?
-26 Sic confusi sunt domus Israël, ipsi et reges
-31 Numquid solitudo factus sum Israëli?
3- 6 Numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Israël?
- 8 Pro eo quod mœchata esset aversatrix Israël
-11 Justificavit animam suam aversatrix Israël
-12 Revertere, aversatrix Israël, ait Dominus
-18 In diebus illis ibit domus Juda ad domum Israël
-20 Sic contempsit me domus Israël, dicit Dom.
-21 Ploratus et ululatus filiorum Israël
-23 Vere in Domino Deo nostro salus Israël
4- 1 Si reverteris, Israël, ait Dominus, ad me
5-11 Prævaricata est in me domus Israël
-15 Ecce ego adducam super vos gentem de longinquo, domus Israël, ait Dominus
6- 9 Colligent quasi in vinea reliquias Israël
7- 3 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-12 Propter malitiam populi mei Israël
-21 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
9-15 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-17 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-26 Omnis autem domus Israël incircumcisi sunt corde
10- 1 Quod locutus est Do. sup. vos, domus Israël
-16 Ipse est : et Israël virga hæreditatis ejus
11-10 Irritum fecerunt domus Israël... pactum
-17 Pro malis domus Israël et domus Juda
12-14 Quam distribui populo meo Israël
13-11 Sic agglutinavi mihi omnem domum Israël
-12 Hæc dicit Dominus Deus Israël
14- 8 Expectatio Israël, salvator ejus in tempore
16- 9 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
-14 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
-15 Qui eduxit filios Israël de terra Aquilonis
17-13 Expectatio Israël, Domine
18- 6 Non potero vobis facere, domus Israël
Sic vos in manu mea, domus Israël
-13 Talia horribilia, quæ fecit nimis virgo Israël
19- 3 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
-15 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
21- 4 Hæc dicit Dominus Deus Israël : Ecce ego
23- 2 Ideo hæc dicit Dom. Deus Israël ad pastores
- 6 Et Israël habitabit confidenter
- 7 Qui eduxit filios Israël de terra Ægypti
- 8 Qui eduxit et adduxit semen domus Israël
-13 Decipiebant populum meum Israël
24- 5 Hæc dicit Dominus Deus Israël
25-15 Quia sic dicit Dom. exercituum Deus Israël
-27 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
27- 4 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-21 Quia hæc dicit Do. exercituum Deus Israël
28- 2 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
-14 Quia hæc dicit Do. exercituum Deus Israël
29- 4 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
- 8 Hæc enim dicit Do. exercituum Deus Israël
-23 Pro eo quod fecerint stultitiam in Israel
-25 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
30- 2 Hæc dicit Dominus Deus Israël
- 3 Convertam conversionem populi mei Israël
- 4 Verba, quæ locutus est Dominus ad Israël
-10 Ait Dominus, neque paveas Israël
31- 1 Ero Deus universis cognationibus Israël
- 2 Vadet ad requiem suam Israel
- 4 Ædificabo te, et ædificaberis, virgo Israël
- 7 Salva, Do., populum tuum, reliquias Israel
- 9 Quia factus sum Israëli pater
10 Qui dispersit Israël, congregabit eum
-21 Revertere, virgo Israël, revertere ad civit.
-23 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-27 Et seminabo domum Israël et domum Juda
-31 Et feriam domui Israël et domui Juda fœdus
-33 Erit pactum, quod feriam cum domo Israel
-36 Tunc et semen Israel deficiet, ut non sit gens
-37 Et ego abjiciam universum semen Israel
32-14 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-15 Hæc enim dicit Do. exercituum Deus Israel
-20 Posuisti signa... et in Israël, et in hominibus

Jerem. 32-21 Eduxisti populum tuum Israël de terra Æg.
-30 Erant enim filii Israël, et filii Juda, jugiter
Filii Israël qui usque nunc exacerbant me
-32 Propter malitiam filiorum Israel
-36 Hæc dicit Do. Deus Israel ad civitatem hanc
33- 4 Quia hæc dicit Dominus Deus Israël
-14 Quod locutus sum ad domum Israel
-17 Qui sedeat super thronum domus Israël
34- 2 Hæc dicit Dominus Deus Israël : Vade
-13 Hæc dicit Dom. Deus Israël : Ego percussi
35-13 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-17 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-18 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-19 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
36- 2 Quæ locutus sum tibi adversum Israel
37- 6 Hæc dicit Do. Deus Israël : Sic dicetis regi
38-17 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel
39-16 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
41- 9 Quem fecit rex Asa propter Baasa regem Israël
42- 9 Dixit ad eos : Hæc dicit Domin. Deus Israël
-15 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-18 Quia hæc dicit Do. exercituum Deus Israel
43-10 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
44- 2 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
- 7 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-11 Ideo hæc dicit Do. exercituum Deus Israël
-25 Hæc inquit Dominus exercituum Deus Israël
45- 2 Hæc dicit Dom. Deus Israel ad te, Baruch
46-25 Dixit Dominus exercituum Deus Israël
-27 Ne timeas... Jacob, et ne paveas, Israël
48- 1 Ad Moab hæc dicit Do. exerc. Deus Israël
-13 Sicut confusa est domus Israël a Bethel
-27 Fuit enim in derisum tibi Israel
49- 1 Numquid non filii sunt Israël ?
- 2 Et possidebit Israël possessores suos
50- 4 Venient filii Israël, ipsi et filii Juda simul
-17 Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
-18 Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël
-19 Et reducam Israël ad habitaculum suum
-20 Quæretur iniquitas Israël, et non erit
-29 Contra Dominum erecta est, adversum sanctum Israël
-33 Calumniam sustinent filii Israël, et filii Juda
51- 5 Quoniam non fuit viduatus Israel et Juda
Terra autem eorum repleta est delicto a sancto Israël
-19 Ipse est, et Israël sceptrum hæreditatis ejus
-49 Fecit Babylon ut caderent occisi in Israël
Thren. 2- 1 Projecit de cœlo in terram inclytam Israël
- 3 Confregit in ira furoris sui omne cornu Israel
- 5 Præcipitavit Israël, præcipitavit omnia mœnia ejus
Baruc. 2- 1 Ad judices nostros, qui judicaverunt Israël
Ad principes nostros, et ad omnem Israël
-11 Domine Deus Israël, qui eduxisti populum
-15 Nomen tuum invocatum est super Israël
-26 Propter iniquitatem domus Israel, et domus
-28 Præcepisti scribere legem tuam coram filiis Israël
-35 Non movebo... filios Israël, a terra quam dedi illis
3- 1 Et nunc Domine omnipotens, Deus Israël
- 4 Domine omnipotens, Deus Israel
Audi nunc orationem mortuorum Israël
- 9 Audi, Israel, mandata vitæ : auribus perc.
-10 Quid est Israel quod in terra inimicorum es?
-24 O Israël, quam magna est domus Dei
-37 Jacob puero suo, et Israël dilecto suo
4- 4 Beati sumus, Israël : quia quæ Deo placent
- 5 Animæquior esto populus Dei, memorabilis Israël
5- 7 Ut ambulet Israël diligenter in honorem Dei
- 8 Obumbraverunt autem et sylvæ.... Israël ex mandato
- 9 Adducet enim Deus Israël cum jucunditate
Ezech. 2- 3 Mitto ego te ad filios Israël, ad gentes apost.
3- 1 Et vadens loquere ad filios Israël
- 4 Fili hominis, vade ad domum Israël
- 5 Tu mitteris ad domum Israël
- 7 Domus autem Israël nolunt audire te : quia nolunt audire me
Omnis quippe domus Israël attrita fronte est
-17 Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël
4- 3 Sume tibi sartaginem... signum est domui Israël
- 4 Et pones iniquitates domus Israël super eo
- 5 Et portabis iniquitatem domus Israël
-13 Sic comedent filii Israël panem suum pollutum
5- 4 Egredietur ignis in omnem domum Israël
6- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad montes Israel

Ezech. 6- 3 Et dices : Montes Israël, audite verbum Domini
- 5 Dabo cadavera filiorum Israël ante faciem
-11 Heu, ad omnes abominationes malorum domus Israël
7- 2 Hæc dicit Dominus Deus terræ Israël
8- 4 Et ecce ibi gloria Dei Israël, secundum visionem
- 6 Quas domus Israël facit hic, ut procul recedam
-10 Et universa idola domus Israël depicta erant
-11 Septuaginta viri de senioribus domus Israël
-12 Quæ seniores domus Israël faciunt in tenebris
9- 3 Et gloria Domini Israël assumpta est de cherub
- 8 Ergo-ne disperdes omnes reliquias Israël ?
- 9 Iniquitas domus Israël et Juda, magna est
10-19 Et gloria Dei Israël erat super ea
-20 Ipsum est animal, quod vidi subter Deum Israël
11- 5 Dicit Dominus:Sic locuti estis, domus Israël
-10 In finibus Israël judicabo vos
-11 In finibus Israël judicabo vos
-13 Domine Deus : consummationem tu facis reliquiarum Israël ?
-15 Propinqui tui, et omnis domus Israël
-17 Congregabo vos... daboque vobis humum Israël
-22 Et gloria Dei Israël erat super ea
12- 6 Quia portentum dedi te domui Israël
- 9 Domus Israel, domus exasperans : Quid tu facis ?
-10 Qui est in Jerusalem, et super omnem domum Israël
-19 Qui habitant in Jerusalem, in terra Israël
-22 Quod est proverbium istud vobis in terra Israël
-23 Neque vulgo dicetur ultra in Israël
-24 Neque divinatio ambigua in medio filiorum Israël
-27 Fili hominis, ecce domus Israël dicentium
13- 2 Fili hominis, vaticinare ad prophetas Israël
- 4 Quasi vulpes in desertis, prophetæ tui, Israel, erant
- 5 Neque opposuistis murum pro domo Israel
- 9 Et in Scriptura domus Israël non scribentur
Nec in terram Israël ingredientur
-16 Prophetæ Israël, qui prophetant ad Jerusal.
14- 1 Et venerunt ad me viri seniorum Israel
- 4 Hæc dicit Dominus Deus : Homo, homo de domo Israël
- 5 Propterea dic ad domum Israël : Hæc dicit
- 7 Homo, homo de domo Israël, et de proselytis quicumque advena fuerit in Israël
- 9 Delebo eum de medio populi mei Israël
-11 Ut non erret ultra domus Israël a me
17- 2 Et narra parabolam ad domum Israël
-23 In monte sublimi Israël plantabo illud
18- 2 In proverbium istud in terra Israël, dicentes
- 3 Parabola hæc in proverbium in Israël
- 6 Et oculos suos non levaverit ad idola domus Israël
-15 Et oculos suos non levaverit ad idola domus Israël
-25 Audite ergo, domus Israël : Numquid via
-29 Dicunt filii Israël : Non est æqua via Domini
Numquid viæ meæ non sunt æquæ, domus Israël ?
-30 Idcirco unumquemque juxta vias suas, judicabo domus Israël
-31 Et quare moriemini, domus Israël ?
19- 1 Assume planctum super principes Israël
- 9 Ne audiretur vox ejus ultra super montes Israël
20- 1 Venerunt viri de senioribus Israël
- 3 Fili hominis, loquere senioribus Israël
- 5 In die, qua elegi Israël, et levavi manum
-13 Et irritaverunt me domus Israël in deserto
-27 Quamobrem loquere ad domum Israël
-30 Propterea dic ad domum Israël : Hæc dicit
-31 Et ego respondebo vobis, domus Israël ?
-38 Et in terram Israël non ingredientur
-39 Et vos, domus Israël : Hæc dicit Dominus
-40 In monte excelso Israël, ait Domin. Deus, ibi serviet mihi omnis domus Israël
-42 Cum induxero vos ad terram Israël
-44 Neque secundum scelera vestra pessima, domus Israël, ait Dominus
21- 2 Et propheta contra humum Israël
- 3 Et dices terræ Israël : Hæc dicit Dominus
-12 Hic in cunctis ducibus Israël qui fugerant
-25 Tu autem, profane, impie dux Israël
22- 6 Ecce principes Israël singuli in brachio suo
-18 Versa est mihi domus Israël in scoriam

Ezech. 24-21 Loquere domui Israël : Hæc dicit Dominus
25- 3 Super terram Israël, quoniam desolata est
- 6 Gavisa es ex toto affectu super terram Israël
-14 Et dabo ultionem meam super Idumæam per manum populi mei Israël
27-17 Juda et terra Israël ipsi institores tui
28-24 Et non erit ultra domui Israël offendiculum
-25 Quando congregavero domum Israel de populis
29- 6 Fuisti baculus arundineus domui Israël
-16 Neque erunt ultra domui Israël in confidentia
-21 In die illo pullulabit cornu domui Israël
33- 7 Speculatorem dedi te domui Israël
-10 Tu ergo, fili hominis, dic ad domum Israël
-11 Et quare moriemini domus Israel ?
-20 Unumquemque juxta vias suas judicabo de vobis, domus Israël
-24 Habitant in ruinosis his super humum Israël
-28 Et desolabuntur montes Israël
34- 2 Fili hominis, propheta de pastoribus Israël
Væ pastoribus Israël, qui pascebant semetipsos
-13 Et pascam eas in montibus Israël, in rivis
-14 In montibus excelsis Israël erunt pascua
Pascentur super montes Israël
-30 Et ipsi populus meus domus Israël
35- 5 Et concluseris filios Israël in manus gladii
-12 Quæ locutus es de montibus Israël, dicens
-15 Gavisus es super hæreditatem domus Israël
36- 1 Fili hominis, propheta super montes Israël
- 4 Propterea, montes Israël, audite verbum Domini
- 6 Idcirco vaticinare super humum Israël
- 8 Montes Israël, ramos vestros germinetis
Et fructum vest. afferatis populo meo Israël
-10 Et multiplicabo in vobis homines, omnemque domum Israël
-12 Et adducam super vos homines, populum meum Israël
-17 Domus Israël habitaverunt in humo sua
-21 Quod polluerat domus Israël in gentibus
-22 Idcirco dices domui Israël : Hæc dicit Do.
Non propter vos ego faciam, domus Israël
-32 Erubescite super viis vestris, domus Israël
-37 Adhuc in hoc invenient me domus Israël
37-11 Fili hominis, ossa hæc universa, domus Israël est
-12 Et inducam vos in terram Israël
-16 Judæ, et filiorum Israël sociorum ejus
Joseph ligno Ephraim, et cunctæ domui Israël
-19 Et tribus Israël, quæ sunt ei adjunctæ
-21 Assumam filios Israël de medio nationum
-22 Et faciam eos in gentem unam in terra in montibus Israël
-28 Scient gentes quia ego Dominus sanctificator Israel
38- 8 Ad montes Israël, qui fuerunt deserti jugiter
-14 Cum habitaverit populus meus Israël confidenter
-16 Et ascendes super populum meum Israël
-17 In manu servor. meor. prophetarum Israël
-18 In die adventus Gog super terram Israel
-19 Erit commotio magna super terram Israel
39- 2 Et adducam te super montes Israël
- 4 Super montes Israël cades tu, et omnia agmina
- 7 Notum faciam in medio populi mei Israël
Scient gentes quia ego Dominus sanctus Israel
- 9 Egredientur habitatores de civitatib. Israël
-11 Dabo Gog locum nomin.sepulcrum in Israël
-12 Et sepelient eos domus Israël, ut mundent
-17 Victimam grandem super montes Israël
-22 Scient domus Israël quia ego Dominus
-23 Quon. in iniquit. sua capta sit domus Israël
-25 Et miserebor omnis domus Israel
-29 Eo quod effuderim spiritum meum super omnem domum Israël
40- 2 In visionibus Dei adduxit me in terram Israël
- 4 Annuntia omnia, quæ tu vides, domui Israël
43- 2 Et ecce gloria Dei Israël ingrediebatur
- 7 Ubi habito in medio filiorum Israel
Et non polluent ultra domus Israel nomen
-10 Fili hominis, ostende domui Israël templum
44- 2 Dominus Deus Israël ingressus est per eam
- 6 Dices ad exasperantem me domum Israël
Sufficiant vobis omnia scelera vestra domus Israël
- 9 Filius alienus qui est in medio filiorum Israël
-10 Recesserunt a me in errore filiorum Israel

Ezech. 44-12 Et facti sunt domui Israël in offendiculum
-15 Cum errarent filii Israël a me, ipsi accedent
-22 Sed virgines de semine domus Israel
-28 Et possessionem non dabitis eis in Israël
-29 Et omne votum in Israël ipsorum erit
45- 6 Secundum separationem sanctuarii, omni domui Israël
- 8 De terra erit ei possessio in Israël
Sed terram dabunt domui Israël
- 9 Sufficiat vobis, principes Israël
-15 De his quæ nutriunt Israël in sacrificium
-16 Tenebitur primitiis his principi in Israel
-17 Et in universis solemnitatibus domus Israël
Et pacifica ad expiandum pro domo Israel
47-13 Hic est terminus, in quo possidebitis terram in duodecim tribubus Israel
-18 De medio Galaad, et de medio terræ Israel
-21 Dividetis terram istam vobis per tribus Israël
-22 Erunt vobis sicut indigenæ inter filios Israël
Divident possessionem in medio tribuum Israël
48-11 Et non erraverunt cum errarent filii Israël
-19 Operabuntur ex omnibus tribubus Israël
-29 Quam mittetis in sortem tribubus Israel
-31 Portæ civitatis ex nominibus tribuum Israël
Dan. 1- 3 Et ait rex... ut introduceret de filiis Israël
3-35 Propter Abraham.. et Israël sanctum tuum
-83 Benedicat Israël Dominum : laudet
9- 7 Et habitatoribus Jerusalem, et omni Israël
-11 Omnis Israël prævaricati sunt legem tuam
-20 Et confiterer... peccata populi mei Israël
13-48 Ait : Sic fatui filii Israël, non judicantes
Condemnastis filiam Israël ?
-57 Sic faciebatis filiabus Israël, et illæ timentes
Osee. 1- 1 In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
- 4 Et quiescere faciam regnum domus Israël
- 5 Conteram arcum Israël in valle Jezrahel
- 6 Quia non addam ultra misereri domui Israël
-10 Et erit numerus filiorum Israël quasi arena
-11 Et congregabuntur filii Juda, et filii Israël
3- 1 Sicut diligit Dominus filios Israël
- 4 Dies multos sedebunt filii Israël sine rege
- 5 Post hæc revertentur filii Israël, et quærent
4- 1 Audite verbum Domini, filii Israël
-15 Si fornicaris tu, Israel, non delinquat saltem Juda
-16 Quon.sicut vacca lasciviens declinavit Israël
5- 1 Et attendite, domus Israël, et domus regis
- 3 Et Israël non est absconditus a me
Fornicatus est Ephraïm, contaminatus est Israel
- 5 Et respondebit arrogantia Israël in facie ejus
Et Israël, et Ephraïm ruent in iniquitate sua
- 9 In tribubus Israël ostendi fidem
6-10 In domo Israël vidi horrendum : ibi fornicationes Ephraïm:contaminatus est Israël
7- 1 Cum sanare vellem Israël, revelata est iniq.
-10 Humiliabitur superbia Israël in facie ejus
8- 2 Deus meus, cognovimus te, Israël
- 3 Projecit Israel bonum, inimicus persequetur eum
- 6 Quia ex Israël et ipse est : artifex fecit illum
- 8 Devoratus est Israel : nunc factus est in nationibus
-14 Et oblitus est Israël factoris sui
9- 1 Noli lætari, Israël, noli exultare sicut populi
- 7 Scitote, Israël, stultum prophetam, insanum
-10 Quasi uvas in deserto inveni Israel
10- 1 Vitis frondosa Israël, fructus adæquatus est
- 6 Et confundetur Israel in voluntate sua
- 8 Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Israël
- 9 Ex diebus Gabaa, peccavit Israël, ibi steterunt
11- 1 Sicut mane transiit, pertransiit rex Israël
Quia puer Israël, et dilexi eum
- 8 Quomodo dabo te Ephraïm, protegam te Israël ?
-12 Circumdedit me... et in dolo domus Israël
12-12 Et servivit Israël in uxorem
-13 In propheta a. eduxit Do. Israël de Ægypto
13- 1 Horror invasit Israel, et deliquit in Baal
- 9 Perditio tua, Israel : tantummodo in me auxilium tuum
14- 2 Convertere, Israël, ad Domin. Deum tuum
- 6 Ero quasi ros, Israel germinabit sicut lilium
Joel. 2-27 Et scietis quia in medio Israël ego sum
3- 2 Super populo meo, et hæreditate mea Israël
-16 Do. spes pop. sui,et fortitudo filiorum Israel
Amos. 1- 1 Quæ vidit super Israël in diebus Oziæ
Et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
2- 6 Super tribus sceleribus Israël, et super quatuor non convertam eum

Amos. 2-11 Numq.non ita est, filii Israël, dicit Dominus ?
3- 1 Audite verbum, quod locutus est Dominus super vos, filii Israël
-14 Cum visitare cœpero prævaricationes Israël
4- 5 Sic enim voluistis, filii Israel, dicit Dominus
-12 Quapropter hæc faciam tibi, Israel
Præparare in occursum Dei tui, Israël
5- 1 Domus Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat
- 2 Virgo Israël projecta est in terram suam
- 3 Relinquentur in ea decem in domo Israel
- 4 Quia hæc dicit Do. domui Israël: Quærite me
-25 In deserto quadraginta annis, domus Israël
6- 1 Ingredientes pompatice domum Israel
-15 Ecce enim suscitabo super vos, domus Israël
7- 8 Ponam trullam in medio populi mei Israël
- 9 Et sanctificationes Israël desolabuntur
-10 Et misit... ad Jeroboam regem Israël
Rebellavit... Amos in medio domus Israël
-11 Et Israël captivus migrabit de terra sua
-15 Vade, propheta ad populum meum Israël
-16 Tu dicis : Non prophetabis super Israel
-17 Et Israël captivus migrabit de terra sua
8- 2 Venit finis super populum meum Israël
9- 7 Ut filii Æthiopum vos estis mihi, filii Israël
Numquid non Israël ascendere feci
- 9 Concutiam in omn. gentibus domum Israël
-14 Convertam captivitatem populi mei Israël
Abdiæ. -20 Et transmigratio exercitus hujus filiorum Israël
Mich. 1- 5 Omne istud, et in peccatis domus Israël
-13 Quia in te inventa sunt scelera Israel
-14 In deceptionem regibus Israël
-15 Usque ad Odollam veniet gloria Israël
2-12 In unum conducam reliquias Israël
3- 1 Audite, princ. Jacob, et duces domus Israël
- 8 Ut annuntiem... et Israël peccatum suum
- 9 Audite... et judices domus Israel
5- 1 In virga percutient maxillam judicis Israël
- 2 Mihi egredietur qui sit dominator in Israël
- 3 Reliquiæ fratrum ejus convertentur ad filios Israël
6- 2 Cum populo suo, et cum Israël dijudicabitur
Nahum. 2- 2 Quia reddidit Dominus superbiam Jacob, sicut superbiam Israël
Soph. 2- 9 Dicit Dominus exercituum Deus Israël
3-13 Reliquiæ Israël non facient iniquitatem
-14 Jubila, Israël : lætare, et exulta in o. corde
-15 Rex Israël Dominus in medio tui
Zach. 1-19 Cornua, quæ ventilaverunt Judam, et Israël
8-13 In gentibus, domus Juda, et domus Israël
9- 1 Quia Domini est oculus hominis, et omnium tribuum Israël
11-14 Ut dissolverem germanitatem inter Judam et Israël
12- 1 Onus verbi Domini super Israël
Malac. 1- 1 Onus verbi Domini ad Israël in manu Malac.
- 5 Magnificetur Dom. super terminum Israel
2-11 Abominatio facta est in Israël, et in Jerusalem
-16 Dimitte, dicit Dominus Deus Israël
4- 4 Quam mandavi ei in Horeb ad omnem Israël
1 Mac. 1-12 In diebus illis exierunt ex Israël viri iniqui
-21 Et ascendit ad Israël
-26 Et factus est planctus magnus in Israël
-32 Et perdidit populum multum ex Israël
-38 Factum est hoc... in diabolum malum in Israël
-45 Multi ex Israël consenserunt servituti ejus
-49 Et jussit coinquinari sancta, et sanctum populum Israel
-56 Et effugaverunt populum Israël in abditis
-61 In virtute sua faciebant hæc populo Israël
-65 Et multi de populo Israel definierunt apud se
2-16 Et multi de populo Israël consentientes
-42 Synagoga Assidæorum fortis viribus ex Israel
-46 Quotquot invenerunt in finibus Israël
-55 Dum implevit verbum, factus est dux in Israël
-70 Planxerunt eum omnis Israël planctu magno
3- 2 Et præliabantur prælium Israël cum lætitia
- 8 Perdidit impios ex eis, et avertit iram ab Israël
-10 Ad bellandum contra Israël
-15 Ut facerent vindictam in filios Israël
-35 Ad... extirpandam virtutem Israel
-41 Ut acciperent filios Israël in servos
-46 Locus orationis erat in Maspha ante in Israël
4-11 Quia est qui redimat, et liberet Israel
-25 Et facta est salus magna in Israël in die illa
-27 Quod non qualia voluit, talia contigerunt in Israël
-30 Oravit, et dixit: Benedictus es Salvator Israël
-31 Conclude exercitum istum in manu populi tui Israël

1 Mac. 4-59 Et fratres ejus, et universa ecclesia Israël
5-60 Et ceciderunt illo die de populo Israël ad duo millia viri
-62 Per quos salus facta est in Israël
-63 Magnificati sunt valde in conspectu omnis Israël
6-18 Concluserant Israël in circuitu sanctorum
-21 Et adjunxerunt se illis aliqui impii ex Israel
7- 5 Venerunt ad eum viri iniqui et impii ex Israël
- 9 Mandavit ei facere ultionem in filios Israël
-13 Et primi, Assidæi qui erant in filiis Israël
-22 Et fecerunt plagam magnam in Israël
-23 Mala quæ fecit Alcimus... filiis Israël
-26 Qui erat inimicitias exercens contra Israël
9-20 Et fleverunt eum omnis populus Israël
-21 Quomodo cecidit potens, qui salvum faciebat populum Israël ?
-23 Emerserunt iniqui in omnibus finibus Israël
-27 Et facta est tribulatio magna in Israel
Ex die, qua non est visus propheta in Israël
-51 Ut inimicitias exercerent in Israel
-73 Et cessavit gladius ex Israël
Et exterminavit impios ex Israël
10-46 Quia recordati sunt malitiæ magnæ, quam fecerat in Israel
-61 Et convenerunt adversus eum viri pestilentes ex Israël, viri iniqui
11-23 Et elegit de senioribus Israël, et de sacerd.
-41 Quia impugnabant Israël
12-52 Et luxit Israël luctu magno
13- 4 Perierunt fratres mei omnes propter Israël
-17 Ne inimicitiam magnam sumeret ad populum Israël
-26 Planxerunt eum omnis Israël planctu magno
-41 Ablatum est jugum gentium ab Israël
-42 Et cœpit populus Israël scribere in tabulis
-51 Contritus est inimicus magnus rex Israël
14-11 Et lætatus est Israël lætitia magna
-26 Et expugnavit inimicos Israël ab eis
16- 2 Expugnavimus hostes Israël ab adolescentia
Et prosperatum est in manibus nostris liberare Israël aliquoties
-17 Et fecit deceptionem magnam in Israël
2 Mac. 1-25 Et æternus, qui liberas Israël de omni malo
-26 Accipe sacrificium pro universo populo tuo Israël
9- 5 Sed qui universa conspicit Do. Deus Israël
10-38 Benedicebant Do., qui magna fecit in Israel
11- 6 Ut bonum Angelum mitteret ad salutem Israël
15-14 Hic est fratrum amator, et populi Israël
-16 Dejicies adversarios populi mei Israël
Matth. 2- 6 Exiet dux, qui regat populum meum Israël
-20 Accipe puerum... et vade in terram Israël
-21 Accepit puerum... et venit in terram Israël
8-10 Dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël
9-33 Dicentes : Nunquam apparuit sic in Israël
10- 6 Ite ad oves, quæ perierunt domus Israel
-23 Non consummabitis civitates Israël
15-24 Nisi ad oves, quæ perierunt domus Israël
-31 Et magnificabant Deum Israel
19-28 Sedebitis... judicantes duodecim tribus Israël
27- 9 Quem appretiaverunt a filiis Israël
-42 Si rex Israël est, descendat nunc de cruce
Marc. 12-29 Audi, Israël, Do. Deus tuus, Deus unus est
15-32 Christus rex Israël descendat nunc de cruce
Luc. 1-54 Suscepit Israël puerum suum
-68 Benedictus Dominus Deus Israël
-80 Usque in diem ostensionis suæ ad Israël
2-25 Timoratus, expectans consolationem Israël
-32 Lumen ad... et gloriam plebis tuæ Israël
-34 Et in resurrectionem multorum in Israël
-38 Qui expectabant redemptionem Israël
4-25 Multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israël
-27 Et multi leprosi erant in Israël sub Eliseo
7- 9 Nec in Israël tantam fidem inveni
22-30 Judicantes duodecim tribus Israël
24-21 Sperabamus quia ipse esset redempturus Israël
Joan. 1-31 Sed ut manifestetur in Israël, propterea veni
3-10 Tu es magister in Israël, et hæc ignoras ?
12-13 Qui venit in nomine Domini rex Israël
Act. 1- 6 Si in tempore hoc restitues regnum Israël ?
2-36 Certissime sciat ergo omnis domus Israël
4-10 Notum sit omnib. vobis, et omni plebi Israël
-27 Pilatus, cum gentibus, et populis Israël
5-21 Et omnes seniores filiorum Israël
-31 Ad dandam pœnitentiam Israëli
7-23 Ut visitaret fratres suos filios Israël
-37 Hic est Moyses qui dixit filiis Israël
-42 Numquid victimas et hostias obtulistis mihi... domus Israël ?
9-15 Coram gentibus, et regibus, et filiis Israël

Act. 10-36 Verbum misit Deus filiis Israël
13-17 Deus plebis Israël elegit patres nostros
-23 Eduxit Israël salvatorem Jesum
-24 Baptismum pœnitentiæ omni populo Israël
28-20 Propter spem enim Israël catena hac circumdatus sum
Rom. 9- 6 Non e. omnes qui ex Israël sunt, ii sunt Israëlitæ
-27 Isaias a. clamat pro Israël : Si fuerit numerus filiorum Israël tanquam arena maris
-31 Israël vero sectando legem justitiæ
10-19 Sed dico : Numquid Israël non cognovit ?
-21 Ad Israël autem dicit : Tota die expandi
11- 2 Interpellat Deum adversum Israël ?
- 7 Quod quærebat Israël hoc non est consecutus
-25 Quia cæcitas ex parte contigit in Israël
-26 Et sic omnis Israël salvus fieret
1 Cor. 10-18 Videte Israël secundum carnem
2 Cor. 3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israël
-13 Ut non intenderent filii Israël in faciem ejus
Galat. 6-16 Pax super illos... et super Israël Dei
Ephes. 2-12 Sine Christo, alienati a conversatione Israël
Philip. 3- 5 Circumcisus octavo die, ex genere Israël
Hebr. 8- 8 Et consummabo super domum Israel
-10 Quod disponam domui Israël post dies illos
11-22 De profectione filior. Israël memoratus est
Apoc. 2-14 Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israël
7- 4 Signati, ex omni tribu filiorum Israël
21-12 Sunt nomina duod. tribuum filiorum Israël

ISRAELITA *et* ISRAELITES.

Levit. 24-10 Jurgatus est in castris cum viro Israëlita
Num. 25- 8 Ingressus est post virum Israëlitem in lupanar
-14 Erat autem nomen viri Israëlitæ... Zambri
Judic. 7-14 Nisi gladius Gedeonis filii Joas viri Israëlitæ
1 Reg. 14-22 Omnes quoq. Israëlitæ qui se absconderant
17-11 Audiens autem Saül, et omnes Israëlitæ
-24 Omnes a. Israëlitæ, cum vidissent virum
31- 7 Videntes a... quod fugissent viri Israëlitæ
Judith. 6-13 Jusserit eum Israëlitis hac de causa tradi
1 Mac. 5- 3 Quia circumsedebant Israëlitas, et percussit eos
- 9 Gentes quæ sunt in Galaad, adversus Israëlitas
-45 Et congregavit Judas universos Israëlitas
Joan. 1-47 Ecce vere Israëlita : in quo dolus non est
Act. 2-22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc
3-12 Viri Israëlitæ, quid miramini in hoc
5-35 Viri Israëlitæ, attendite vobis super homin.
13-16 Viri Israëlitæ : et qui timetis Deum, audite
21-28 Viri Israëlitæ, adjuvate : hic est homo
Rom. 9- 4 Qui sunt Israëlitæ, quorum adoptio est filiorum
- 6 Non enim omnes qui ex Israël sunt, ii sunt Israëlitæ
11- 1 Nam et ego Israëlita sum ex semine Abraham
2 Cor. 11-22 Hebræi sunt, et ego : Israëlitæ sunt, et ego

ISRAELITIS.

Levit. 24-10 Ecce a. egressus filius mulieris Israëlitidis

ISREELA.

Levites, cui exiit sors septima ut esset princeps septimæ classis cantorum, sub regno David.

1 Par. 25-14 Septima (*egressa est sors*) Isreela

ISSACHAR.

Nonum hunc filium habuit Jacob, et quintum ex Lia uxore sua. Natus est Issachar in Mesopotamia apud Laban, anno mundi 2288, ante J. Ch. 1766, obiitque in Ægypto, anno ætatis suæ centesimo vigesimo secundo. Quatuor genuit filios, quorum hæc sunt nomina : Thola, et Phua, et Job, et Semron. Moriens Jacob, Issachar sic benedixit : Issachar asinus fortis accubans inter terminos. Vidit requiem quod esset bona : et terram, quod optima : et supposuit humerum suum ad portandum, factusque est tributis serviens. *Quasi dixisset : Tametsi sit fortissimus, tamen consideravit bonum esse vivere in quiete, et regionem suam jucundam esse ob fructuum suavitatem ; propterea maluit ferre onus sibi impositum, et pensitare tributum, quam continuis atteri bellis. Egredientibus ex Ægypto Hebræis, de tribu Issachar quinquaginta quatuor millia quadringenti recensiti sunt viri a vigesimo anno et supra, omnes qui ad bella procederent.*

Gen. 30-18 Appellavitque nomen ejus, Issachar
35-23 Et Levi, et Judas, et Issachar, et Zabulon
46-13 Filii Issachar : Thola, et Phua, et Job, et Semron
49-14 Issachar asinus fortis accubans inter terminos
Num. 1- 8 De Issachar, Nathanaël filius Suar
-28 De filiis Issachar, per generationes et famil.
2- 5 Juxta eum castrametati sunt de tribu Issachar
7-18 Nathanaël filius Suar, dux de tribu Issachar
10-15 In tribu filiorum Issachar fuit princeps Nathanaël
13- 8 De tribu Issachar, Igal filium Joseph
26-23 Filii Issachar per cognationes suas : Thola
-25 Hæ sunt cognationes Issachar
34-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan
Deut. 27-12 Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph
33-18 Lætare, Zabulon... et Issachar in tabernaculis tuis
Josue. 17-10 Et conjungantur sibi in tribu Aser ab Aquilone, et in tribu Issachar ab Oriente
-11 Fuitque hæreditas Manasse in Issachar et in Aser
19-17 Issachar egressa est sors quarta per cognat.
-23 Hæc est possessio filiorum Issachar
21- 6 Ut acciperent de tribubus Issachar et Aser
-28 Porro de tribu Issachar, Cesion, et Dabereth
Judic. 5-15 Duces Issachar fuere cum Debbora
10- 1 Vir de Issachar, qui habitavit in Samir
3 Reg. 4-17 Josaphat filius Pharuë, in Issachar
15-27 Insidiatus est autem ei Baasa filius Ahiæ de domo Issachar
1 Par. 2- 1 Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, et Zabulon
6-62 De tribu Issachar, et de tribu Aser
-72 De tribu Issachar, Cedes et suburbana ejus
7- 1 Porro filii Issachar : Thola, et Phua, Jasub, et Simeron
- 5 Per omnem cognationem Issachar
12-32 De filiis quoque Issachar viri eruditi
-40 Usque ad Issachar, et Zabulon, et Nephthali
26- 5 Issachar septimus, Phollathi octavus
27-18 Issachar, Amri filius Michaël
2 Par. 30-18 De Ephraïm, et Manasse, et Issachar
Ezech. 48-25 Usq. ad plagam Occidentalem, Issachar una
-26 Et super terminum Issachar, a plaga Orient.
-33 Porta Issachar una, porta Zabulon una
Apoc. 7- 7 Ex tribu Issachar, duodecim millia signati

ISTE, ISTA, ISTUD.

Gen. 2- 4 Istæ sunt generationes cœli et terræ
4-26 Iste cœpit invocare nomen Domini
Deinceps omittitur.

ISTEMO. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-50 Anab, et Istemo, et Anim

ISTIUSMODI.

Deut. 18-12 Et propter istiusmodi scelera delebit eos

ISTOB.

Quod ibi dicitur intelligendum est de Syris, regi Maacha subjectis, et incolis terræ Istob, inquam, ut sentiunt Salianus, Vatablus, et Sa, peregrinatus est Jephte, et est pars Galaaditidis. Josephus putat Istob esse proprium regis nomen. Hebræi separant is-Tob, quasi dicas : Virum, aut principem Tob.

2 Reg. 10- 6 Et ab Istob duodecim millia virorum
- 8 Istob, et Maacha, seorsum erant in campo

ISUHAIA. *Qui fuit de familia Simeon.*

1 Par. 4-36 Isuhaïa, et Asaïa, et Adiel, et Ismiel

ITA.

Gen. 1- 9 Appareat arida. Et factum est ita
Deinceps omittitur.

ITALIA.

Regio est Europæ notissima, in formam ocreæ, Meridiem versus extensa ; inter Adriaticum sinum, a Septentrione et Oriente ; ac Tyrrhenum mare, a Meridie ; ad Septentrionem et Occidentem Alpibus a Gallia Germaniaque distrahitur.

Num. 24-24 Venient in trieribus de Italia, superabunt
Isai. 66-19 In Italiam et Græciam, ad insulas longe
Ezech. 27- 6 Fecerunt tibi... et prætoriola de insulis Italiæ
Act. 18- 2 Ponticum genere, qui nup. venerat ab Italia
27- 1 Ut a. judicatum est navigare eum in Italiam
- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam
Hebr. 13-24 Salutant vos de Italia fratres

ITALICA.

Act. 10- 1 Centurio cohortis quæ dicitur Italica

ITAQUE.

Gen. 11-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum
Deinceps omittitur.

ITEM.

2 Mac. 2-24 Itemque ab Jasone Cyrenæo quinque libris
8-17 Itemq. et ludibrio habitæ civitatis injuriam
10- 2 Itemque delubra demolitus est
-19 Relicto Simone, et Josepho, itemq. Zachæ
15-18 Itemque pro fratribus... minor sollicitudo

ITER.

Gen. 13- 3 Reversusque est per iter, quo venerat
24-21 Scire volens utrum prosperum iter suum fecisset Dominus
-27 Recto itinere me perduxit in domum fratris
-48 Qui perduxit me recto itinere, ut sumerem
29-13 Auditis autem causis itineris
30-36 Et posuit spatium itineris trium dierum
32- 1 Jacob quoque abiit itinere quo cœperat
-20 Servus tuus Jacob iter nostrum insequitur
33-12 Gradiamur simul, eroque socius itineris tui
-16 Reversus est... itinere quo venerat in Seïr
35- 3 Qui exaudivit me.. et socius fuit itineris mei
38-14 Et mutato habitu, sedit in bivio itineris
42- 4 Ne forte in itinere quidquam patiatur mali
45-21 Quibus dedit Joseph... et cibaria in itinere
-23 Triticum in itinere, panesque portantes
48- 7 Mortua est Rachel... in ipso itinere
Exod. 4-24 Cumque esset in itinere, in diversorio
13-21 Ut dux esset itineris utroque tempore
18- 8 Laborem, qui accidisset eis in itinere
Num. 9-13 Si quis autem et mundus est, et in itinere non fuit
11-31 Et dimisit in castra itinere quantum uno die confici potest
21- 4 Et tædere cœpit populum itineris ac laboris
22-23 Avertit se de itinere, et ibat per agrum
Deut. 1-22 Et renuntient per quod iter debeamus ascendere
-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem
2- 7 Novit iter tuum, quomodo transieris solitud.
- 8 Venimus ad iter, quod ducit in desert. Moab
3- 1 Itaque conversi ascendimus per iter Basan
6- 7 Sedens in domo tua, et ambulans in itinere
8- 2 Et recordaberis cuncti itineris
27-18 Maledictus qui errare facit cæcum in itinere
Josue. 5- 6 Per quadraginta annos itineris latissimæ solitudinis, incircumcisus fuit
Judic. 1-14 Quam pergentem in itinere monuit vir suus
17- 8 Cumq. venisset in montem Ephr. iter faciens
18- 5 Ut scire possent an prospero itinere pergerent
- 6 Dominus respicit viam vestram, et iter quo pergitis
-26 Et sic cœpto itinere perrexerunt
19- 8 Mane autem facto, parabat Levites iter
-14 Cœptum carpebant iter, occubuitque eis sol
-22 Illis epulantibus, et post laborem itineris
1 Reg. 6-12 Et itinere uno gradiebantur, pergentes
13-18 Tertius autem verterat se ad iter termini imminentis
24- 8 Exurgens de spelunca, pergebat cœpto itinere
28-22 Ut comedens convalescas, et possis iter agere
30- 2 Secum duxerant, et pergebant itinere suo
2 Reg. 2-24 Ex adverso vallis itineris deserti in Gabaon
13-30 Cumque adhuc pergerent in itinere
-34 Populus multus veniebat per iter devium
3 Reg. 12-24 Et reversi sunt de itinere, sicut eis præceperat Dominus
13-10 Et non est reversus per iter, quo venerat
-24 Et erat cadaver ejus projectum in itinere
18-27 Aut in diversorio est, aut in itinere
2 Par. 21-13 Sed incessisti per iter regum Israël
2 Esdr. 2- 6 Usque ad quod tempus erit iter tuum ?
9-19 Ut ostenderet eis iter per quod ingrederentur
Tobiæ. 5- 8 Et omnia itinera ejus frequenter ambulavi
-21 Bene ambuletis, et sit Deus in itinere vestro
8-21 Quæ in cibos erant iter agentibus necessaria
10-11 Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro
11- 1 Quæ est in medio itinere contra Niniven
- 3 Lento gradu sequantur iter nostrum familiæ
Judith. 4- 6 Custodirent ubi angustum iter esse poterat
5- 1 Ac montium itinera conclusissent
7- 5 Sederunt per loca, quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt inter montosa
Job. 6-19 Considerate semitas Thema, itinera Saba
30-13 Dissipaverunt itinera mea, insidiati sunt

Psal. 1- 6 Et iter impiorum peribit
49-23 Et illic iter, quo ostendam illi salutare Dei
67- 5 Iter facite ei, qui ascendit super occasum
-20 Prosperum iter faciet nobisDeus salutarium
79-10 Dux itineris fuisti in conspectu ejus
139- 6 Juxta iter scandalum posuerunt mihi
Prov. 2-13 Qui relinquunt iter rectum, et ambulant
4-27 Itinera autem tua in pace producet
9-15 Ut vocaret... et pergentes itinere suo
12-26 Iter autem impiorum decipiet eos
-28 Iter autem devium ducit ad mortem
13-15 In itinere contemptorum vorago
14- 2 Ambulans recto itinere, et timens Deum
15-19 Iter pigrorum quasi sepes spinarum
26-13 Leo est in via, et leæna in itineribus
28- 6 Melior est pauper ambulans in simplicitate sua, quam dives in pravis itineribus
Sap. 3- 3 Et quod a nobis est iter, exterminium
5-1* Cujus nullum invenitur argument. itineris
Et scindens per vim itineris aërem
Nullum signum invenitur itineris illius
6-25 Neque cum invidia tabescente iter habebo
11- 2 Iter fecerunt per deserta, quæ non habitab.
14- 1 Et per feros fluctus iter facere incipiens
18-14 Cum..nox in suo cursu medium iter haberet
Eccli. 4-20 Et iter adducet directum ad illum
43- 5 Et in sermonibus ejus festinavit iter
-28 Propt. ipsum confirmatus est itineris finis
51-20 Ambulavit pes meus iter rectum
Isai. 57-14 Et dicam : Viam facite, præbete iter
62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
Jerem. 18-15 Ut ambularent per eas in itinere non trito
23-14 In prophetis Jerusalem vidi.. iter mendacii
Thren. 4-18 Lubricaverunt vestigia nostra in itinere platearum nostrarum
Jonæ. 3- 3 Ninive erat civitas magna itinere trium dierum
- 4 Cœpit Jonas introire in civitatem itinere diei
Mich. 2-13 Ascendet enim pandens iter ante eos
Nahum. 2- 4 In itineribus conturbati sunt
- 5 Ruent in itineribus suis:velociter ascendent
Habac. 3- 6 Incurvati sunt colles mundi, ab itineribus æternitatis ejus
1 Mac. 5-46 Dextera vel sinistra, sed per medium iter erat
10-78 Et abiit Azotum tanquam iter faciens
11-46 Occupaverunt qui erant de civitate, itinera
13-31 Tryphon a. cum iter faceret cum Antiocho
2 Mac. 3- 8 Statimque Heliodorus iter est aggressus
5-21 Pelagus vero ad iter agendum deducturum
9- 4 Sine intermissione agens iter
12-10 Cum jam... et iter facerent ad Timotheum
Luc. 2-44 Venerunt iter diei, et requirebant eum
8- 1 Et ipse iter faciebat per civitates
10-33 Samaritanus autem quidam iter faciens
13-22 Docens, et iter faciens in Jerusalem
Joan. 4- 6 Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat
Act. 1-12 Qui est juxta Jerusalem, sabbati habens iter
9- 3 Et cum iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco
10- 9 Postera autem die iter illis facientibus
20-13 Sic enim disposuerat ipse per terram iter facturus
Rom. 1-10 Si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam
2 Cor. 11-26 In itineribus sæpe, periculis fluminum
Jacob. 1-11 Ita et dives in itineribus suis marcescet

ITERATO.

Joan. 3- 4 Numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire?

ITERO.

Prov. 26-11 Sic imprudens, qui iterat stultitiam suam
Eccli. 7-15 Et non iteres verbum in oratione tua
19- 7 Ne iteres verbum nequam et durum
-14 Et si dixerit, ne forte iteret
50-23 Et iteravit orationem suam
Jerem. 2-36 Quam vilis facta es nimis, iterans vias tuas?

ITERUM.

Gen. 30-31 Iterum pascam, et custodiam pecora tua
35- 9 Apparuit autem iterum Deus Jacob
Exod. 3-15 Dixitque iterum Deus ad Moysen, Hæc dices
4- 7 Retraxit, et protulit iterum
33-21 Et iterum : Ecce, inquit, est locus apud me
Levit. 13- 7 Iterum lepra creverit, adducetur ad eum
Num. 22-25 At ille iterum verberabat eam
24-23 Assumptaque parabola iterum locutus est
Judic. 13- 8 Veniat iterum, et doceat nos quid debeamus facere
1 Reg. 20-38 Clamavitque iterum Jonathas post tergum pueri
2 Reg. 24- 3 Iterumque centuplicet in conspectu domini
3 Reg. 18-37 Et tu convertisti cor eorum iterum
3 Reg. 22-16 Iterum atque iterum adjuro te, ut non loquaris
4 Reg. 1-13 Iterum misit principem quinquagenarium
2 Par. 12-11 Iterumq. referebant eos ad armamentarium
18-15 Iterum atque iterum te adjuro, ut mihi non loquaris
Tobiæ 2- 8 Vix effugisti mortis imperium, et iterum sepelis mortuos
14- 7 Domus Dei, quæ in ea incensa est, iterum reædificabitur
Judith. 5-11 Et iterum eos vellent capere
-23 Et iterum possident Jerusalem, ubi sunt sancta eorum
Eccle. 1- 7 Unde exeunt flumina, revertuntur ut iterum fluant
Sap. 10- 4 Sanavit iterum sapientia
13- 8 Iterum autem nec his debet ignosci
14- 1 Iterum alius navigare cogitans
16-23 Hic autem iterum ut nutrirentur justi
Eccli. 16-31 Et in ipsam iterum reversio illorum
17- 2 Et iterum convertit illum in ipsam
19-13 Aut si fecerit, ne iterum addat facere
21- 1 Fili, peccasti? non adjicias iterum
29- 2 Et iterum redde proximo in tempore suo
33- 7 Et iterum lux lucem, et annus annum a sole
34-30 Et iterum tangit eum, quid proficit lavatio
-31 Et iterum eadem faciens, quid proficit humiliando se?
49- 9 Et iterum ædificare, et renovare
Baruc. 4-28 Decies tantum iterum convertentes requiretis eum
6-10 Et iterum cum receperint illud a meretric.
Ezech. 20-23 Iterum levavi manum meam in eos in solitudine
Dan. 9-25 Ut iterum ædificetur Jerusalem, usque ad Christum ducem
1 Mac. 7-46 Et convertebantur iterum ad eos
8-32 Si ergo iterum adierint nos
2 Mac. 5- 7 Et profugus iterum abiit in Ammaniten
-20 Iterum in magni Domini reconciliatione
7-14 Expectare a Deo, iterum ab ipso resuscitandos
-23 Et spiritum vobis iterum cum misericordia reddet et vitam
-33 Sed iterum reconciliabitur servis suis
12- 7 Discessit quasi iterum reversurus
13-22 Iterum rex sermonem habuit ad eos
14-46 Ut hæc illi iterum redderet : atque iterum vita defunctus est
Matth. 4- 8 Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde
5-33 Iterum audistis quia dictum est antiquis
13-45 Iterum simile est regnum cœlorum homini negotiatori
-47 Iterum simile est regnum cœlorum sagenæ
18-19 Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis
19-24 Et iterum dico vobis : Facilius est camelum
20- 5 Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam
21-36 Iterum misit alios servos plures prioribus
22- 1 Dixit iterum in parabolis eis, dicens
- 4 Iterum misit alios servos, dicens
26-42 Iterum secundo abiit, et oravit, dicens
-43 Et venit iterum, et invenit eos dormientes
-44 Et relictis illis, iterum abiit, et oravit tertio
-72 Et iterum negavit cum juramento
27-50 Jesus autem iterum clamans voce magna
Marc. 2- 1 Et iterum intravit Capharnaüm post dies
-23 Et factum est iterum cum Dominus sabbatis ambularet
3- 1 Et introivit iterum in synagogam
-20 Et veniunt ad domum, et convenit iterum turba
4- 1 Et iterum cœpit docere ad mare
7-14 Et advocans iterum turbam, dicebat illis
-31 Et iterum exiens de finibus Tyri
8- 1 In diebus illis iterum cum turba multa esset
-13 Ascendit iterum navim, et abiit trans fretum
-25 Deinde iterum imposuit manus super oculos ejus
10- 1 Conveniunt iterum turbæ ad eum
Sicut consueverat, iterum docebat illos
-10 Et in domo iterum Discipuli ejus de eodem interrogaverunt eum
-32 Et assumens iterum duodecim
12- 4 Et iterum misit ad illos alium servum
14-39 Iterum abiens oravit, eumdem sermonem..
-70 At ille iterum negavit
-72 Et statim gallus iterum cantavit
15-12 Pilatus autem iterum respondens, ait illis
-13 At illi iterum clamaverunt : Crucifige eum
Luc. 13-20 Et iterum dixit : Cui simile æstimabo regnum Dei?
23-20 Iterum autem Pilatus locutus est ad eos
Joan. 1-35 Altera die iterum stabat Joannes
Joan. 4- 3 Reliquit Judæam, et abiit iterum in Galilæam
-13 Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum
-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ
-54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus
6-15 Fugit iterum in montem ipse solus
8- 2 Et diluculo iterum venit in templum
- 8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra
-12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens
-21 Dixit ergo iterum eis Jesus : Ego vado
9-15 Iterum ergo interrogabant eum Pharisæi
-17 Dicunt ergo cæco iterum : Tu, quid dicis
-27 Et audistis : quid iterum vultis audire?
10- 7 Dixit ergo eis iterum Jesus : Amen, amen
-17 Pono animam meam, ut iterum sumam eam
-18 Et potestatem habeo iterum sumendi eam
-19 Dissensio iterum facta est inter Judæos
-40 Et abiit iterum trans Jordanem
11- 7 Dixit Discip.suis : Eamus in Judæam iterum
- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare, et iterum vadis illuc?
12-28 Et clarificavi, et iterum clarificabo
-39 Non poterant credere, quia iterum dixit Isaias
13-12 Cum recubuisset iterum, dixit eis : Scitis
14- 3 Iterum venio, et accipiam vos ad me ipsum
16-16 Et iterum modicum, et videbitis me
-17 Et iterum modicum, et videbitis me
-19 Et iterum modicum, et videbitis me
-22 Iterum a. videbo vos, et gaudebit cor vest.
-28 Iterum relinquo mundum, et vado ad Patr.
18- 7 Iterum ergo interrogavit eos : Quem quæritis?
-27 Iterum ergo negavit Petrus
-33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatus
-38 Iterum exivit ad Judæos, et dicit eis
19- 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit
- 9 Et ingressus est prætorium iterum
-37 Et iterum alia Scriptura dicit : Videbunt
20-10 Abierunt ergo iterum Discipuli ad semetipsos
-21 Dixit ergo eis iterum : Pax vobis
-26 Iterum erant Discipuli ejus intus
21- 1 Postea manifestavit se iterum Jesus Discip.
-16 Dicit ei iterum : Simon Joannis, diligis me?
Act. 10-15 Et vox iterum secundo ad eum
17-32 Dixerunt : Audiemus te de hoc iterum
18-21 Iterum revertar ad vos Deo volente
Rom. 8-15 Non e. accepistis spiritum servitutis iterum
11-23 Potens est enim Deus, iterum inserere illos
15-10 Iterum dicit : Lætamini, gentes, cum plebe
1 Cor. 3-20 Et iterum : Dominus novit cogitationes sapientium
7- 5 Et iterum revertimini in idipsum
12-21 Aut iterum caput pedibus : Non estis mihi
2 Cor. 1-16 Et iterum a Macedonia venire ad vos
2- 1 Ne iterum in tristitia venirem ad vos
3- 1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare
5-12 Non iterum commendamus nos vobis
10- 7 Hoc cogitet iterum apud se
11-16 Iterum dico (ne quis me putet insipientem
12-21 Ne iterum cum venero, humiliet me Deus
13- 2 Quoniam, si venero iterum, non parcam
Galat. 1- 9 Sicut prædiximus, et nunc iterum dico
-17 Et iterum reversus sum Damascum
2- 1 Iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba
-18 Si enim quæ destruxi, iterum hæc ædifico
4- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma
-19 Filioli mei, quos iterum parturio
5- 1 Et nolite iterum jugo servitutis contineri
Philip. 1-26 Per meum adventum iterum ad vos
2-28 Ergo misi illum, ut viso eo iterum gaudeatis
4- 4 Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete
1 Thes. 2-18 Ego quidem Paulus, et semel, et iterum
Hebr. 1- 6 Et cum iterum introducit primogenitum
2-13 Et iterum : Ecce ero fidens in eum
Et iterum : Ecce ego, et pueri mei, quos dedit mihi Deus
4- 7 Iterum terminat diem quemdam, Hodie
10-30 Et iterum : Quia judicabit Do. populum s.
1 Joan. 2- 8 Iterum mandatum novum scribo vobis
Apoc. 10- 8 Audivi vocem de cœlo iterum loquentem
-11 Oportet te iterum prophetare gentibus
19- 3 Iterum dixerunt : Alleluia

ITHAI.

Filius Ribaï, inter triginta nobiliores in exercitu David numeratur.

2 Reg. 23-29 Ithaï filius Ribaï de Gabaah filior. Benjamin

ITHAMAR.

Filius quartus Aaron filii Amram, filii Caath, filii Levi.

Exod. 6-23 Nadab, et Abiu, et Eleazar, et Ithamar

Exod. 28- 1 Nadab, et Abiu, Eleazar, et Ithamar
38-21 Per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis
Levit. 10- 6 Ad Aaron, et ad Eleazar, et Ithamar, filios
-12 Ad Aaron, et ad Eleazar, et Ithamar, filios
-16 Iratusque contra Eleazar et Ithamar
Num. 3- 2 Nadab, deinde Abiu, et Eleazar et Ithamar
- 4 Functiq. sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar
4-28 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron
-33 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
7- 8 Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
26-60 Orti sunt Nadab et Abiu, et Eleazar et Ithamar
1 Par. 6- 3 Nadab et Abiu, Eleazar et Ithamar
24- 1 Nadab et Abiu, et Eleazar et Ithamar
- 2 Sacerdotioq. functus est Eleazar, et Ithamar
- 3 Et Abimelech de filiis Ithamar
- 4 Plures filii Eleazar... quam filii Ithamar
Et filiis Ithamar per familias et domos suas
- 5 Tam de filiis Eleazar, quam de filiis Ithamar
- 6 Domum, quæ sub se habebat cæteros, Ithamar
1 Esdr. 8- 2 De filiis Ithamar, Daniel

ITURÆA.

Regio trans Jordanem et inter Samariam et Arabiam juxta radices montis Libani in longum porrecta. Occidentem versus, ad montes usque Sidoniorum et Tyriorum, initio sumpto a finibus Paneadis, sive Cæsareæ. Sanctus Hieronymus in locis Hebr. ait appellatam esse a Jetur filio Ismahelis: Ituræi ipsi erant gentes tribubus Dan et Ruben immixtæ; unde 1 Paral. 5-19 et 20 dicuntur Iturœi auxilia præbuisse filiis Gad et Ruben contra Agarenos, qui sunt Arabes. Iturææ et Trachonitidis tetrarcha fuit Philippus Herodis frater; nec alio quovis loco Iturææ et Iturœorum in tota Scriptura sacra, et vix aliqua in profanis scriptoribus fit mentio.

Luc. 3- 1 Philippo autem fratre ejus tetrarcha Iturææ

ITURÆI.

1 Par. 5-19 Iturœi vero, et Naphis, et Nodab

IZRAHIA.

Filius Ozi, filii Thola, filii Issachar.

1 Par. 7- 3 Filii Ozi: Izrahia, de quo nati sunt Michaël, et Obadia

J

JAASIA.

Cum audisset Esdras populum Israel, sacerdotes et Levitas, non abstinuisse per captivitatem a sociandis nuptiis cum gentilibus idolorum cultoribus, et abominationibus eorum, et principes et magistratus in transgressione eminuisse, pallium et tunicam scidit, capillos capitis et barbam evellit, seditque mœrens. Convenerunt ad eum omnes qui Deum timebant Israel et curvis genibus, preces ad Deum fuderunt, pro peccatis populi misericordiam implorantes; constituit principes in universa multitudine qui de toto hoc negotio cognoscerent. Ut autem sine confusione familiarum catalogus scriberetur, omnes se in familias suas recipere jussi sunt, quibus Esdras ipse prævivit exemplo suo. Porro tres menses tenuit ista recensio; principes autem qui steterunt super hoc, et catalogum scripserunt, fuere Jonathan filius Azahel, et Jaasia filius Thecuë; et Mosollam et Sebethai Levites adjuverunt eos.

1 Esdr. 10-15 Jonathan filius Azahel, et Jaasia filius Thecuë, steterunt super hoc

JABEL.

Filius Lamech ex Ada ejus uxore. Pater fuit habitantium in tentoriis, atque pastorum, id est, primus fuit pastor, vel magister pecorum, et invenit primus artem habitandi in tabernaculis, ut pasceret gregem; solent enim Hebræi vocabulo patris *significare quemvis artium inventorem, vel excellentem magistrum.*

Gen. 4-20 Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum

JABES I.

Nomina patris et matris Jabes in sacro textu non leguntur. A matre dictus fuit Jabes, quod dolorem significat, vel tristitiam. Præ fratribus suis pietate inclytus fuit et divitiis: invocavit Deum Israel, et præstitit ei Deus omnia quæ precatus erat.

1 Par. 4- 9 Fuit autem Jabes, inclytus præ fratribus suis
Et mater ejus vocavit nomen illius Jabes, dicens: Quia peperi eum in dolore
-10 Invocavit vero Jabes Deum Israel

JABES II.

Pater Sellum regis Israel, qui Zachariam prædecessorem suum interfecit ejusque loco regnavit.

4 Reg. 15-10 Conjuravit a. contra eum Sellum filius Jabes
-13 Sellum filius Jabes regnavit trigesimo nono
-14 Percussit Sellum filium Jabes in Samaria

JABES.

Urbs in tribu Manasse. Hujus urbis prima mentio est in lib. Judic. 21-8 et seqq., cum habitatores Jabes Galaad inventi sunt non interfuisse in Israelitarum exercitu, qui Benjamitas ob stuprum Levitæ uxori illatum deleverunt; ideoque et habitatores omnes Jabes Galaad interfecti sunt præter virgines, quas profugis Benjamitis reliquis in uxores dedere. Longo post tempore, Naas Ammonitarum rex obsedit urbem Jabes Galaad, deditionemque sprevit, nisi oculus dexter cunctis civibus erueretur; Saül, hac de re certior factus, convocavit Israel, urbem obsidione solvit, Ammonitas vicit dissipavitque. Habitatores Jabes Galaad hujus beneficii memores, cum Philisthiim Saülem et Saülis filios interfecissent, et muris Bethsan suspendissent; ipsi fortissimi quique tulerunt Saülis et filiorum ejus corpora, et in nemore Jabes Galaad sepelierunt. Nunc Jabes Galaad vicus est trans Jordanem in sexto milliario civitatis Pellæ, super montem euntibus Gadaram.

Judic. 21- 8 Inventi sunt habitatores Jabes Galaad in illo exercitu non fuisse
-10 Percutite habitatores Jabes Galaad in ore gladii
-12 Inventæque sunt de Jabes Galaad quadringentæ virgines
-14 Datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad
1 Reg. 11- 1 Pugnare cœpit adversum Jabes Galaad
Dixeruntque omnes viri Jabes ad Naas
- 3 Et dixerunt ad eum seniores Jabes
- 5 Et narraverunt ei verba virorum Jabes
- 9 Sic dicetis viris, qui sunt in Jabes Galaad
Annuntiaverunt viris Jabes: qui lætati sunt
31-11 Quod cum audissent habitatores Jabes Galaad
-12 Veneruntq. Jabes Galaad, et combusserunt
-13 Et sepelierunt in nemore Jabes
2 Reg. 2- 4 Quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
- 5 Misit ergo David nuntios ad viros Jabes Galaad
21-12 Tulit ossa Saül... a viris Jabes Galaad
1 Par. 2-55 Scribarum habitantium in Jabes
10-11 Hoc cum audissent viri Jabes Galaad
-12 Attuleruntque ea in Jabes, et sepelierunt ossa eorum subter quercum, quæ erat in Jabes

JABIN I.

Rex Asor, anno mundi 2585, ante J. Ch. 1469. Cum audisset Jabin omnia præclare gesta victoriasque Josue, timuit valde ne et ipse invaderetur, totumque regnum. Misit ergo nuntios ad Jobab regem Madon, et ad regem Semeron et ad regem Achsaph, ad reges quoque Aquilonis, qui habitabant in montanis; erant enim omnes hi reges subditi regi Asor, nam Asor antiquitus inter omnia regna hæc principatum tenebat. Ad Chananæos etiam misit, et ad Amorrhæos aliosque plurimos populos, et congregavit exercitum multum nimis sicut arena in littore maris, equorum quoque et curruum immensam multitudinem. Josephus peditum trecenta millia, equitum decem millia, e curribus vero pugnantium viginti millia fuisse asserit. Convenerunt omnes isti reges ad aquas Merom ut pugnarent contra Israel; Josue vero Domino confidens persecutus est eos, et percussit omnes, equos eorum subnervavit, currusque igni combussit. Reversus cepit Asor, et regem ejus Jabin gladio necavit, et omnes animas quæ ibidem morabantur, ipsamque urbem peremit incendio.

Josue. 11- 1 Quæ cum audisset Jabin rex Asor, misit

JABIN II.

Rex Asor. Anno mundi 2770, ante J. Ch. 1284. Post mortem Aod judicis populi Israel, addiderunt filii Israel ut facerent malum in conspectu Domini; tradidit eos Dominus in manus Jabin regis Chanaan, qui regnabat in Asor, principemque exercitus Sisaram habebat. Jabin iste erat ex posteris Jabin illius præcedentis, cujus mentio est apud Josue 11-1; et civitatem Asor, quæ vastata et flammis consumpta dicitur a Josue, Chananæi reædificaverunt. Clamaveruntque filii Israel ad Dominum: nongentos enim possidebat Jabin falcatos currus, et per viginti annos vehementer oppresserat eos. Debbora autem prophetis quæ tum lites et controversias populi sui componebat, duxit Barac contra Sisaram, qui fugiens pervenit ad tentorium Jahel uxoris Haber Cinæi. Illa ingressa abscondite silenterque, clavum defixit in cerebrum ejus usque ad terram; qui soporem morti consocians defecit. Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin regem Chanaan coram filiis Israel, qui crescebant quotidie, et forti manu opprimebant Jabin, donec delerent eum.

Judic. 4- 2 Tradidit illos Dominus in manus Jabin
- 7 Sisaram principem exercitus Jabin
-17 Erat enim pax inter Jabin regem Asor
-23 Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin
-24 Et forti manu opprimebant Jabin regem
Psal. 82-10 Sicut Jabin in torrente Cisson

JABNIA.

Jabnia, sive Jamnia, civitas erat maritima portu celebris, et munita, vix trium horarum itinere distans a Geth, juxta tabulas Adrichonii. Murum ejus destruxit Ozias rex Juda.

2 Par. 26- 6 Destruxit murum Geth, et murum Jabniæ

JABOC.

Torrens, seu fluviolus, quo transmisso luctatus est Jacob adversus eum qui sibi apparuerat, vocatusque est Israel. Torrens iste

Galaaditidem ab Ammonitarum finibus dividit, et ultra procedens Jordani fluvio commiscetur.

Gen. 32-22 Et transivit vadum Jaboc
Josue. 12- 2 Usque ad torrentem Jaboc
Judic. 11-13 A finibus Arnon usque Jaboc
-22 Universos fines ejus, de Arnon usque Jaboc

JACAN I.

Rex Idumææ, filius Eser filii Seïr.

1 Par. 1-42 Filii Eser : Balaan, et Zavan, et Jacan

JACAN II.

Pater, id est, princeps eorum quibus erat Beroth, quando Israelitæ moverunt castra de Moseroth et posuerunt vigesimam octavam stationem in Bene-Jaacan.

Deut. 10- 6 Moverunt castra ex Beroth filiorum Jacan

JACEO.

Gen. 28-11 Tulit de lapidibus qui jacebant
49-25 Benedictionibus abyssi jacentis deorsum
-31 Ibi et Lia condita jacet
Exod. 12-30 Neque enim erat domus in qua non jaceret mortuus
16-13 Mane quoque ros jacuit per circuitum castrorum
21-18 Sed jacuerit in lectulo
23- 5 Si videris asinum odientis te jacere sub onere
Levit. 10- 5 Tulerunt eos sicut jacebant
Num. 14-29 In solitudine hac jacebunt cadavera vestra
-32 Vestra cadavera jacebunt in solitudine
16-37 Ut tollat thuribula quæ jacent in incendio
-45 Cumque jacerent in terra
Deut. 9-25 Et jacui coram Domino quadraginta diebus
Josue. 7-10 Surge, cur jaces pronus in terra?
Judic. 3-25 Invenerunt dominum suum in terra jacentem mortuum
4-22 Vidit Sisaram jacentem mortuum
5-27 Et jacebat exanimis et miserabilis
7-12 Orientales populi, fusi jacebant in valle
Sicut arena quæ jacet in littore maris
15-15 Mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens
19-27 Ecce concubina ejus jacebat ante ostium
Ruth. 3- 4 Et projicies te, et ibi jacebis
- 8 Viditque mulierem jacentem ad pedes suos
1 Reg. 3- 2 Heli jacebat in loco suo
5- 3 Ecce Dagon jacebat pronus in terra
- 4 Invenerunt Dagon jacentem super faciem
26- 7 Et invenerunt Saül jacentem et dormientem
31- 8 Invenerunt Saül et tres filios ejus jacentes in monte Gelboë
2 Reg. 12-16 Et ingressus seorsum, jacuit super terram
13- 8 Venitque Thamar... ille autem jacebat
20-12 Amasa autem conspersus sanguine, jacebat in media via
4 Reg. 4-32 Et ecce puer mortuus jacebat in lectulo ejus
1 Par. 10- 8 Invenerunt Saül, et filios ejus jacentes in monte Gelboë
2 Par. 31- 9 Interrogavitque... cur ita jacerent acervi
1 Esdr. 10- 1 Orante Esdra.. et jacente ante templum Dei
Tobiæ. 2- 3 Nuntiavit ei, unum ex filiis Israel jugulatum jacere in platea
Judith. 10- 1 In quo jacuerat prostrata ad Dominum
13- 4 Porro Holofernes jacebat in lecto
14-14 Sed cum nullum motum jacentis sensu aurium caperet
Vidensque cadaver.. tabefactum jacere super terram
-16 Ecce enim Holofernes jacet in terra
Esth. 7- 8 Super lectulum corruisse, in quo jacebat Esther
Prov. 14-19 Jacebunt mali ante bonos
Sap. 17- 2 Fugitivi perpetuæ providentiæ jacuerunt
Jerem. 25-33 In sterquilinium sup. faciem terræ jacebunt
Thren. 2-21 Jacuerunt in terra foris puer et senex
Dan. 10- 9 Audiens jacebam consternatus super faciem
2 Mac. 3-29 Per divinam virtutem jacebat mutus
Matth. 8- 6 Puer meus jacet in domo paralyticus
-14 Vidit socrum ej. jacentem, et febricitantem
9- 2 Offerebant ei paralyticum jacentem in lecto
-36 Quia erant vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem
Marc. 2- 4 Submiserunt grabatum, in quo paralyticus jacebat
5-40 Et ingreditur ubi puella erat jacens
7-30 Invenit puellam jacentem supra lectum
Luc. 5-25 Tulit lectum, in quo jacebat : et abiit
16-20 Lazarus, qui jacebat ad januam ejus
Joan. 5- 3 In his jacebat multitudo magna languentium
Act. 9-33 Ab annis octo jacentem in grabato
28- 8 Contigit autem, patrem Publii febribus et dysenteria vexatum jacere

Apoc. 11- 8 Corpora eorum jacebunt in plateis civitatis

JACHAN.

Quintus filius Abihaïl filii Huri in tribu Gad.

1 Par. 5-13 Et Joraï, et Jachan, et Zie, et Heber

JACHANAN.

Urbs ad Carmelum, postea Levitis concessa.

Josue. 12-22 Rex Jachanan Carmeli unus

JACHIN I.

Filius tertius vel quartus Simeonis. In Genes. 46-10 et in Exod. 6-15 numerantur sex filii Simeonis; in Num. vero 26-12 et in 1 Paral. 4-24 quinque tantum; omittitur enim Ahod, quia mortuus est sine liberis, unde non habuit familiam, nec sortem in terra Chanaan.

Gen. 46-10 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod, et Jachin
Exod. 6-15 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod, et Jachin
Num. 26-12 Jachin, ab hoc familia Jachinitarum

JACHIN II.

Princeps familiæ sacerdotalis Jachinitarum, quæ vigesima prima inter viginti quatuor familias Leviticas, quinta vero inter octo ex semine Ithamar.

1 Par. 24-17 Vigesima prima (exiit sors) Jachin

JACHIN III.

Unus e sacerdotibus qui primi habitaverunt in Jerusalem post e captivitate reditum.

1 Par. 9-10 De sacerdotibus... Jedaïa, Joïarib, et Jachin
2 Esdr. 11-10 De sacerdotibus : Idaïa filius Joarib, Jachin

JACHIN.

Nomen primæ columnæ in porticu templi Salomonis. Secunda vocabatur Booz. Jachin dicitur, quod firmiter fundata esset; nam verbum Hebraicum est, Firmiter stabilire : Booz autem significat, In ipso fortitudo.

3 Reg. 7-21 Columnam dexteram, vocavit eam nomine Jachin
2 Par. 3-17 Eam, quæ a dextris erat, vocavit Jachin

JACHINITÆ.

Num. 26-12 Jachin, ab hoc familia Jachinitarum

JACIM I. *Filius Semeï, de tribu Benjamin.*

1 Par. 8-19 Et Jacim, et Zechri, et Zabdi

JACIM II.

Princeps familiæ sacerdotalis, e semine Eleazar filii primogeniti Aaron.

1 Par. 24-12 Duodecima (exivit sors) Jacim

JACIO.

Gen. 21-16 Procul quantum potest arcus jacere
Levit. 15- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit super eum qui mundus est
Num. 35-17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit
-20 Vel jecerit quippiam in eum per insidias
Deut. 11-10 Ubi jacto semine in hortorum morem
28-38 Sementem multam jacies in terram
Josue. 6-26 In primogenito suo fundamenta illius jaciat
Judic. 9-53 Una mulier fragmen molæ desuper jaciens
20-16 Et sic fundis lapides ad certum jacientes
1 Reg. 17-49 Tulitque unum lapidem, et funda jecit
20-20 Et jaciam quasi exercens me ad signum
-36 Affer mihi sagittas, quas ego jacio
Jecit aliam sagittam trans puerum
3 Reg. 13- 1 Jerob. stante super altare, et thus jaciente
4 Reg. 13-17 Dixit Eliseus : Jace sagittam. Et jecit
1 Par. 12- 2 Utraque manu fundis saxa jacientes
2 Par. 3- 3 Hæc sunt fundamenta, quæ jecit Salomon
18-33 Accidit autem ut unus e populo sagittam in incertum jaceret
26-14 Præparavit... et fundas ad jaciendos lapides
31- 7 Cœperunt acervorum jacere fundamenta
Prov. 1-17 Frustra a. jacitur rete ante oculos pennator.
Isai. 29- 3 Jaciam contra te aggerem
37-33 Et non jaciet ibi sagittam. et non occupabit
Jerem. 46- 9 Et Lydii arripientes et jacientes sagittas
Aggæi. 2-19 A die, qua fundamenta jacta sunt templi Do.
1 Mac. 10-80 Et jecerunt jacula in populum a mane
2 Mac. 4-41 Quidam vero cinerem in Lysimach. jecere
10-30 In adversarios a. tela et fulmina jaciebant
Marc. 4-26 Quemadmodum si homo jaciat sementem in terram
Joan. 8-59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum
Hebr. 6- 1 Non rursum jacientes fundamentum pœnitentiæ ab operibus mortuis

JACOB I.

Anno mundi 2199, ante J. Ch. 1855. Filius Isaac et Rebeccæ, fraterque minor Esaü. Longior est historia Jacob ut hic queat enarrari; ideo visum est præcipuam ponere in modum recapitulationis. — Jacob et Esaü concipit Rebecca ex eodem concubitu Isaac. Jacob matri charior, quia vir simplex, Esaü autem durus et venator; Jacob a fratre suo de agro redeunte et lasso emit primogenituram, et per matris astutiam benedictionem Esaü præripit. Benedictus a patre, constituitur Jacob dominus fratrum suorum. — Non est necesse laborare ut Jacob, aut Rebeccam a mendacio purgemus; variæ extant opiniones. Sanctus Gregorius Theologus, Orat. 2, c. 103, ait Jacob benedictionem patris surripiendo, rem bonam non bene per insidias captavisse; ergo non laudatur; a sancto autem Augustino excusatur, lib. contra Mendacium, c. 10. — Jacob filio suo præcipit Rebecca ut fugiat ad Laban, et inde uxorem accipiat, quod et ipse præcipit Isaac. Profectus igitur Jacob, et vespere post solis occubitum adveniens in quemdam locum, et volens in eo requiescere, tulit de lapidibus qui jacebant, et supponens capiti suo, dormivit in eodem loco, viditque in somnis scalam, etc., etc.— *Videtur instituta visio hæc ad consolandum Jacob, qui solitarius, mœstus et sollicitus extra patriam domum peregrinabatur, longe a patre et matre quos valde diligebat; quare voluit Deus illi tam anxio significare providentiam suam, et opem de cœlo ubique ei affuturam; Angeli enim descendentes felicem Jacobi abitum in Haran, ascendentes vero felicem ejus reditum in Chanaan significant. Ita censent aliqui. Per istam scalam quæ extendebatur a terra ad cœlum, dicunt doctissimi inter Hebræos significari omnia ista inferiora a superioribus dependere. Verius autem est voluisse Dominum Jacobum consolari visione scalæ, quæ est symbolum Incarnationis Verbi ex Jacobi stirpe. Nam per scalam intelligimus Christum, descensurum et nasciturum per varios gradus, et generationes, et genitores, quorum ultimus est Joseph cum beata Virgine; summus Adam, qui immediate a Deo creatus est. Scala tangit terram, quia Christus in terris visus est, et cum hominibus conversatus est: tangit cœlum, quia secundus Adam est de cœlo cœlestis, et quia ipse est nobis scala, qua Divinitas Christi conjuncta erat cum humanitate, descenditque ad nos, per quem et ascendimus ad Deum Patrem; nemo enim venire potest ad Patrem nisi per Christum. Descendunt Angeli, ut hoc mysterium hominibus annuntient : ascendunt, ut ardentia Patriarcharum desideria et orationes ad Deum ferant. Denique gradus scalæ, cujus duo latera sunt misericordia et veritas, possumus Christi virtutes interpretari, per quas ascendit ad cœlum; insuper et in hoc somnio promisit Deus Jacob terram Chanaan possidendam. — Cumque evigilasset, pavens exclamavit :* Quam terribilis est locus iste! Non est locus communis, sed locus in quo beneplacitum est coram Deo, et de regione hujus loci est porta cœli; *et erexit ibi lapidem* quem supposuerat capiti suo. *Fundens oleum desuper, ut Deo honorem exhiberet, et ei creaturam suam libaret, et lapidem divinæ gratiæ indicem quodammodo honoraret. Deinde profectus, adveniens aquam præbet ovibus Rachel; servitque apud Laban Syrum quatuordecim annis pro duabus virginibus, et erant illi omnes dies, quasi dies unus, quod earum amore flagrans, non labore frangebatur. Jacob septuagesimo septimo ætatis anno profectus est in Haran (Mesopotamiam) Syriæ. Octogesimo quarto duxit Liam et Rachelem, octogesimo quinto ex Lia suscepit Rubenum, sexto Simonem, septimo Levi, octavo Judam. Nonagesimo primo Jacobi anno, Rachel, conjuge monente, didicit sterilitatis curationem a Deo esse quærendam, et peperit Joseph. Posthæc annum nonagesimum septimum agens Jacob, ex Haran Syriæ, inscio socero, in Chananitidem fugit; et Rachel alterum filium enixa est Benjaminum, in Ramatha juxta Ephratam in tractu Jerosolymitano. Jacob missis nuntiis favorem fratris sui Esaü petit, quem dominum suum vocat; cum Angelo luctatur et prævalet, ut confidat se adeo fortem, posse Esaü vincere; ideo hinc appellatur Israel. Filii Ja-*

cob interficiunt habitatores regemque Sichem pro Dina, quam tulerat filius Hemor. Jacob tacitus considerat somnia quæ narravit Joseph. Mittit filios suos in Ægyptum semel et iterum pro alimentis emendis, et lætissimus audit filium suum Joseph vivere, quem fratres vendiderant, et de quo dixerant : Fera pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph. *Proficiscitur in Ægyptum, ibique manet cum omni familia, decem et septem annis. Et cum ægrotaret vocavit filios suos, ut annuntiaret eis quæ ventura essent in diebus novissimis, itemque liberationem eorum ex Ægypto; benedictisque filiis suis, decessit, annum agens quadragesimum septimum supra centesimum. Cadaver genitoris sui Joseph et fratres ejus solemni cum pompa extulerunt, exequias prosequentibus Ægypti proceribus, et universa Israelitarum familia, illudque in sepulcrum patrum intulerunt. — Jacob dilecti a Deo, et Esaü odio habiti exemplo ostendit sanctus Paulus electionem nostram ex gratia Dei esse, non ex operibus nostris. Insuper vide textus in quibus de sancto Patriarcha est mentio.*

Gen. 25-25 Et idcirco appellavit eum Jacob
-27 Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis
-28 Et Rebecca diligebat Jacob
-29 Coxit autem Jacob pulmentum
-31 Cuidixit Jacob : Vende mihi primogenita tua
-33 Ait Jacob : Jura ergo mihi
27- 6 Dixit filio suo Jacob : Audivi patrem tuum
-19 Dixitque Jacob : Ego sum primogenitus tuus
-22 Vox quidem, vox Jacob est : sed manus
-30 Et egresso Jacob foras, venit Esaü
-36 Juste vocatum est nomen ejus Jacob
-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob
Et occidam Jacob fratrem meum
-42 Quæ mittens et vocans Jacob filium suum
-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terræ, nolo vivere
28- 1 Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit
- 6 Videns autem Esaü quod benedixisset pater suus Jacob
- 7 Quodq. obediens Jacob parentibus suis isset
-10 Egressus Jacob de Bersabee, pergebat Haran
-16 Cumque evigilasset Jacob de somno, ait
-18 Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem
29- 1 Profectus ergo Jacob venit in terram Orient.
- 7 Dixitq. Jacob : Adhuc multum diei superest
-10 Quam cum vidisset Jacob, et sciret consobr.
-13 Cum audisset venisse Jacob filium sororis
-18 Quam diligens Jacob, ait : Serviam tibi
-20 Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis
-24 Ad quam cum ex more Jacob fuisset ingressus
30- 2 Cui iratus respondit Jacob : Num pro Deo ego sum ?
-16 Redeuntique ad vesperam Jacob de agro
-25 Nato a. Joseph, dixit Jacob socero suo
-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides
-40 Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas
Cætera vero, Jacob, separatis inter se gregibus
-41 Ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum
-42 Factaq. sunt ea.. quæ primi temporis, Jacob
31- 1 Tulit Jacob omnia quæ fuerunt patris nostri
-11 Dixitq. Angelus Dei ad me in somnis: Jacob!
-17 Surrexit itaque Jacob, et impositis liberis
-20 Noluitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret
-22 Nuntiatum est Laban... quod fugeret Jacob
-24 Ne quidquam aspere loquaris contra Jacob
-25 Jamque Jacob extenderat in monte tabern.
-26 Et dixit ad Jacob : Quare ita egisti ?
-29 Cave ne loquaris contra Jacob quidquam
-31 Respondit Jacob : Quod inscio te profectus s.
-33 Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob
-36 Tumensque Jacob, cum jurgio ait
-45 Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit illum
-47 Quem vocavit... Jacob, Acervum testimonii
-51 Dixitque rursus ad Jacob : En tumulus hic
-53 Juravit ergo Jacob per timorem patris sui
32- 1 Jacob quoque abiit itinere quo cœperat
- 4 Hæc dicit frater tuus Jacob
- 6 Reversique sunt nuntii ad Jacob, dicentes
- 7 Timuit Jacob valde : et perterritus divisit
- 9 Dixitque Jacob : Deus patris mei Abraham
-18 Respondebis : Servi tui Jacob, munera misit
-20 Servus tuus Jacob iter nostrum insequitur
-27 Quod nomen est tibi ? Respondit : Jacob
-28 Nequaq. inquit, Jacob appellabitur nomen t.
-29 Interrogavit eum Jacob : Dic mihi

Gen. 32-30 Vocavitque Jacob nomen loci illius Phanuël
-32 Non comedunt nervum filii Israel, qui emarcuit in femore Jacob
33- 1 Elevans a. Jacob oculos suos, vidit venientem
-10 Dixitque Jacob : Noli ita, obsecro
-13 Dixitque Jacob : Nosti, domine mi
-17 Jacob venit in Socoth : ubi ædificata domo
34- 5 Quod cum audisset Jacob, absentibus filiis
- 6 Egresso a. Hemor... ut loqueretur ad Jacob
- 7 Eo quod... et, violata filia Jacob, rem illicitam perpetrasset
-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ej.
-25 Arreptis, duo filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dinæ, gladiis
-27 Irruerunt super occisos cæteri filii Jacob
-30 Jacob dixit ad Simeon et Levi : Turbastis me
35- 1 Interea locutus est Deus ad Jacob : Surge
- 2 Jacob vero, convocata omni domo sua, ait
- 6 Venit igitur Jacob Luzam
- 9 Apparuit autem iterum Deus Jacob
-10 Dicens : Non vocaberis ultra Jacob, sed Isr.
-20 Erexitq. Jacob titulum super sepulcrum ejus
-22 Erant autem filii Jacob duodecim
-26 Gad et Aser : hi sunt filii Jacob, qui nati
-29 Et sepelierunt eum Esaü et Jacob filii sui
36- 6 Et abiit... recessitque a fratre suo Jacob
37- 1 Habitavit autem Jacob in terra Chanaan
42- 1 Audiens a. Jacob quod alimenta venderentur
- 4 Benjamin domi retento a Jacob, qui dixerat
-29 Veneruntque ad Jacob patrem suum
-36 Dixit pater Jacob : Absque liberis me esse fecistis
43- 2 Dixit Jacob ad filios suos : Revertimini
45-25 Venerunt in terram Chanaan ad patrem suum Jacob
-26 Quo audito Jacob, quasi de gravi somno evig.
46- 2 Audivit eum.. dicentem sibi : Jacob! Jacob!
- 5 Surrexit autem Jacob a puteo Juramenti
-18 Et hos genuit Jacob sedecim animas
-19 Filii Rachel uxoris Jacob : Joseph et Benj.
-22 Hi filii Rachel, quos genuit Jacob
-25 Et hos genuit Jacob : omnes animæ, septem
-26 Quæ ingressæ sunt cum Jacob in Ægyptum
-27 Omnes animæ domus Jacob, quæ ingressæ s.
48-15 Benedixitque Jacob filiis Joseph, et ait
49- 1 Vocavit autem Jacob filios suos, et ait eis
- 2 Et audite, filii Jacob, audite, Israël, patrem
- 7 Dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël
-24 Dissoluta sunt vincula... per manus potentis Jacob
50-12 Fecerunt ergo filii Jacob sicut præceperat
-23 Quam juravit Abraham, Isaac, et Jacob

Exod. 1- 1 Qui ingressi sunt in Ægyptum cum Jacob
2-24 Fœderis quod pepigit cum Abraham, Isaac, et Jacob
3- 6 Ego sum... Deus Isaac, et Deus Jacob
-15 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, misit me ad vos
-16 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
4- 5 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
6- 3 Qui apparui Abraham, Isaac, et Jacob
- 8 Ut darem eam Abraham, Isaac, et Jacob
19- 3 Hæc dices domui Jacob, et annuntiabis filiis
33- 1 Quam juravi Abraham, Isaac, et Jacob

Levit. 26-42 Et recordabor fœderis mei, quod pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham

Num. 23- 7 Veni, inquit, et maledic Jacob : propera
-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob
-21 Non est idolum in Jacob, nec videtur
-23 Non est augurium in Jacob, nec divinatio in Israël. Temporibus suis dicetur Jacob
24- 5 Quam pulchra tabernacula tua, Jacob
-17 ORIETUR STELLA ex Jacob et consurget virga
-19 De Jacob erit, qui dominetur, et perdat
32-11 Pollicitus sum Abraham, Isaac, et Jacob

Deut. 1- 8 Juravit Dominus.. Abraham, Isaac, et Jacob
6-10 Pro qua juravit.. Abraham, Isaac, et Jacob
9- 5 Pollicitus est patribus tuis, Abraham, Isaac, et Jacob
-27 Recordare servorum tuorum Abraham, Isaac, et Jacob
29-13 Juravit patrib. t. Abraham, Isaac et Jacob
30-20 Juravit Dominus patribus tuis, Abraham, Isaac, et Jacob
32- 9 Jacob funiculus hæreditatis ejus
33- 4 Legem præcepit nobis Moyses, hæreditatem multitudinis Jacob
-10 Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Israël
-28 Oculus Jacob in terra frumenti et vini
34- 4 Pro qua juravi Abraham, Isaac, et Jacob

Josue. 24- 4 Illique rursum dedi Jacob et Esaü
Jacob vero, et filii ejus descenderunt in Ægyptum

Josue. 24-32 In parte agri, quem emerat Jacob a filiis Hemor

1 *Reg.* 12- 8 Quo modo Jacob ingressus est in Ægyptum

2 *Reg.* 23- 1 Vir cui constitutum est de Christo Dei Jacob

3 *Reg.* 18-31 Juxta numerum tribuum filiorum Jacob

4 *Reg.* 13-23 Quod habebat cum Abra, et Isaac, et Jacob
17-34 Quod præceperat Dominus filiis Jacob

1 *Par.* 16-13 Semen Israel servi ejus : filii Jacob electi ej.
-17 Et constituit illud Jacob in præceptum

Tobiæ. 7-15 Et Deus Isaac, et Deus Jacob vobiscum sit

Judith. 8-23 Sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses, et omnes
13-31 Benedicta tu a Deo tuo in omni tabernaculo Jacob

Psal. 13- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
19- 2 Protegat te nomen Dei Jacob
21-24 Universum semen Jacob, glorificate eum
23- 6 Hæc est generatio quærentium eum, quærentium faciem Dei Jacob
43- 5 Tu es... Deus meus : qui mandas salutes Jacob
45- 8 Susceptor noster Deus Jacob
-12 Susceptor noster Deus Jacob
46- 5 Elegit nobis... speciem Jacob, quam dilexit
52- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israel
58-14 Et scient quia Deus dominabitur Jacob
74-10 Annuntiabo in sæculum, cantabo Deo Jacob
75- 7 Ab increp. tua, Deus Jacob, dormitaverunt
76-16 Redemisti in brachio tuo populum tuum, filios Jacob, et Joseph
77- 5 Et suscitavit testimonium in Jacob
-21 Et distulit : et ignis accensus est in Jacob
-71 Pascere Jacob servum suum, et Israël
78- 7 Quia comederunt Jacob
80- 2 Jubilate Deo Jacob
- 5 Præcep. in Isr. est, et judicium Deo Jacob
83- 9 Orat. meam : auribus percipe, Deus Jacob
84- 2 Avertisti captivitatem Jacob
86- 2 Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob
93- 7 Non videbit Dom., nec intelligit Deus Jacob
98- 4 Judicium et justitiam in Jacob tu fecisti
104- 6 Semen Abr., servi ejus : filii Jacob, electi ej.
-10 Et statuit illud Jacob in præceptum
-23 Et Jacob accola fuit in terra Cham
113- 1 Domus Jacob de populo barbaro
- 7 A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob
131- 2 Sicut juravit Dom., votum vovit Deo Jacob
- 5 Donec inveniam..tabernaculum Deo Jacob
134- 4 Quoniam Jacob elegit sibi Dominus
145- 5 Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus
147-19 Qui annuntiat verbum suum Jacob

Eccli. 23-15 Non inveniatur in hæreditate Jacob
24-13 In Jacob inhabita, et in Israël hæreditare
-33 Et hæreditatem domui Jacob, et Israël
36-13 Congrega omnes tribus Jacob
44-25 Testamentum confirmavit sup. caput Jacob
45- 6 Dedit illi... docere Jacob testamentum s.
-21 Et dedit illi... docere Jacob testimonia
46-17 Vidit Deus Jacob, et in fide sua probatus est
47-25 Dedit autem reliquum Jacob, et David
48-10 Conciliare cor patris ad filium, et restituere tribus Jacob
49-12 Nam corroboraverunt Jacob, et redemerunt se

Isai. 2- 3 Et ad domum Dei Jacob
- 5 Domus Jacob, venite, et ambulemus in lum.
- 6 Projecisti e. populum tuum, domum Jacob
8-17 Qui abscondit faciem suam a domo Jacob
9- 8 Verbum misit Dominus in Jacob, et cecidit..
10-20 Et hi qui fugerint de domo Jacob
-21 Reliquiæ convertentur, reliquiæ, inquam, Jacob ad Deum fortem
14- 1 Miserebitur enim Dominus Jacob
Et adhærebit domui Jacob
17- 4 Et erit in die illa : attenuabitur gloria Jacob
27- 6 Qui ingrediuntur impetu ad Jacob
- 9 Super hoc dimittetur iniquitas domui Jacob
29-22 Hæc dicit Dominus ad domum Jacob
Non modo confundetur Jacob
-23 Et sanctificabunt sanctum Jacob
40-27 Quare dicis Jacob, et loqueris Israël
41- 8 Jacob quem elegi, semen Abraham amici
-14 Noli timere, vermis Jacob, qui mortui estis
-21 Afferte, si quid forte habetis, dixit rex Jacob
42-24 Quis dedit in direptionem Jacob, et Israël
43- 1 Et nunc hæc dicit Dom. creans te Jacob
-22 Non me invocasti Jacob, nec laborasti in me
-28 Dedi ad internecionem Jacob, et Israël
44- 1 Et nunc audi, Jacob serve meus, et Israël
- 2 Noli timere, serve meus Jacob, et rectissime
- 5 Et ille vocabit in nomine Jacob
-21 Memento horum Jacob, et Israël
-23 Redemit Dominus Jacob, et Israël gloriabitur

Isai. 45- 4 Propter servum meum Jacob, et Israël elect.
-19 Non dixi semini Jacob : Frustra quærite me
46- 3 Audite me, domus Jacob, et omne residuum
48- 1 Audite hæc, domus Jacob, qui vocamini
-12 Audi me, Jacob, et Israel quem ego voco
-20 Redemit Dominus servum suum Jacob
49- 5 Ut reducam Jacob ad eum
- 6 Ut sis mihi serv., ad suscitandas tribus Jacob
-26 Salvans te, et redemptor tuus fortis Jacob
58- 1 Et annuntia... domui Jacob peccata eorum
-14 Et cibabo te hæreditate Jacob patris tui
59-20 Et eis qui redeunt ab iniquitate in Jacob
60-16 Salvans te, et redemptor tuus fortis Jacob
65- 9 Et educam de Jacob semen
Jerem. 2- 4 Audite verbum Domini, domus Jacob
5-20 Annuntiate hoc domui Jacob
10-16 Non est his similis pars Jacob
-25 Quia comederunt Jacob, et devoraverunt
30- 7 Tempusque tribulationis est Jacob
-10 Tu ergo, ne timeas, serve meus Jacob
Et revertetur Jacob, et quiescet
-18 Convertam conversionem tabernaculorum Jacob
31- 7 Dicit Dominus : Exultate in lætitia, Jacob
-11 Redemit enim Dom. Jacob, et liberavit eum
33-26 Semen Jacob et David servi mei projiciam
Principes seminis Abraham, Isaac, et Jacob
46-27 Et tu, ne timeas, serve meus Jacob
Et revertetur Jacob, et requiescet
-28 Et tu, noli timere, serve meus Jacob
51-19 Non sicut hæc, pars Jacob
Thren. 1-17 Mandavit Dominus advers. Jacob... hostes
2- 2 Præcipitavit Dominus... o. speciosa Jacob
- 3 Succendit in Jacob quasi ignem flammæ
Baruc. 2-34 Revocabo illos in terram, quam juravi patribus eorum, Abraham, Isaac, et Jacob
3-37 Et tradidit illam Jacob puero suo, et Israel
4- 2 Convertere, Jacob, et apprehende eam
Ezech. 20- 5 Levavi manum m. pro stirpe domus Jacob
28-25 In terra sua, quam dedi servo meo Jacob
37-25 Super terram, quam dedi servo meo Jacob
39-25 Nunc reducam captivitatem Jacob
Osee. 10-11 Arabit Judas, confringet sibi sulcos Jacob
12- 2 Et visitatio super Jacob : juxta vias ejus
-12 Fugit Jacob in regionem Syriæ
Amos. 3-13 Audite, et contestamini in domo Jacob
6- 8 Detestor ego superbiam Jacob
7- 2 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
- 5 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
8- 7 Juravit Dominus in superbiam Jacob
9- 8 Conterens non conteram domum Jacob
Abdiæ. -10 Propter iniquitatem in fratrem tuum Jacob
-17 Possidebit domus Jacob eos qui se possederant
-18 Et erit domus Jacob ignis, et domus Joseph
Mich. 1- 5 In scelere Jacob omne istud, et in peccatis
Quod scelus Jacob? nonne Samaria?
2- 7 Dicit domus Jacob : Numquid abbreviatus est...
-12 Congregatione congregabo Jacob totum te
3- 1 Audite, principes Jacob, et duces domus Isr.
- 8 Ut annuntiem Jacob scelus suum, et Israël
- 9 Audite hoc, principes domus Jacob, et judices
4- 2 Venite, ascendamus.. ad domum Dei Jacob
5- 7 Et erunt reliquiæ Jacob in medio populorum
- 8 Et erunt reliquiæ Jacob in gentibus
7-20 Dabis veritatem Jacob, misericordiam Abraham
Nahum. 2- 2 Quia reddidit Dominus superbiam Jacob
Malac. 1- 2 Nonne frater erat Esaü Jacob, dicit Dominus, et dilexi Jacob
2-12 Disperdet... discipulum de tabernac. Jacob
3- 6 Et vos, filii Jacob, non estis consumpti
1 Mac. 1-29 Universa domus Jacob induit confusionem
3- 7 Et lætificabat Jacob in operibus suis
-45 Ablata est voluptas a Jacob, et defecit ibi
5- 2 Et cogitabant tollere genus Jacob
2 Mac. 1- 2 Quod locutus est ad Abraham, et Isaac, et Jacob, servorum suorum fidelium
Matth. 1- 2 Isaac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam
8-11 Recumbent cum Abrah., et Isaac, et Jacob
22-32 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob
Marc. 12-26 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob
Luc. 1-32 Regnabit in domo Jacob in æternum
3-34 Qui fuit Jacob, qui fuit Isaac
13-28 Cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob
20-37 Sicut dicit... et Deum Isaac, et Deum Jacob
Joan. 4- 5 Juxta prædium, quod dedit Jacob Joseph fil.
- 6 Erat autem ibi fons Jacob
-12 Numquid tu major es patre nostro Jacob?
Act. 3-13 Deus Jacob, Deus patrum nostrorum
Act. 7- 8 Circumcidit... die octavo : et Isaac, Jacob
Et Jacob, duodecim Patriarchas
-12 Cum audisset autem Jacob esse frumentum
-14 Mittens a. Joseph accersivit Jacob patrem
-15 Et descendit Jacob in Ægyptum
-32 Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob
-46 Petiit ut inveniret tabernaculum Deo Jacob
Rom. 9-13 Scriptum est : Jacob dilexi, Esaü autem odio habui
11-26 Veniet ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem a Jacob
Hebr. 11- 9 Habitando cum Isaac et Jacob cohæredibus
-20 Fide et de futuris benedixit Isaac Jacob et Esaü
-21 Fide Jacob, moriens, singulos filiorum Joseph benedixit

JACOB. II.

Pater Joannis patris Eupolemi, quem elegit Judas Machabæus cum Jasone; et misit eos Romam ad societatem cum Romanis amicitiamque constituendam.

1 Mac. 8-17 Elegit Judas Eupolemum, filium Joannis, filii Jacob

JACOB III.

Filius Mathan, et pater sancti Joseph, qui fuit vir beatæ Virginis Mariæ. Inter majores Jesu Christi secundum carnem computatur Jacob iste. Vid. Heli II.

Matth. 1-15 Mathan autem genuit Jacob
-16 Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ

JACOBA.

Nomen principis familiæ in tribu Simeon.

1 Par. 4-36 Et Elioënaï, et Jacoba, et Isuhaïa

JACOBUS I.

Nomen Apostoli fratris Joannis Evangelistæ, quorum pater Zebedæus dicebatur. Jacobus iste dicitur Major et Zebedæi, *ut distinguatur a Jacobo Minore filio Alphæi. Sic Narrant Evangelistæ vocationem ad apostolatum duorum fratrum :* Jesus vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedæo patre eorum, reficientes retia sua; et vocavit eos. Illi autem, statim relictis retibus, et patre, secuti sunt eum. *A Bethsaida Galilææ erat Jacobus, cujus mater vocabatur Salome, quæ sequebatur quocumque Jesum Christum cum aliis fidelibus mulieribus. Imposuit Jesus duobus fratribus nomina Boanerges, id est, filii Tonitrui. Duobus hisce Discipulis hoc nomen Christus imposuit, quia Evangelii prædicatione insignes futuri erant. Petrus, Jacobus et Joannes soli admissi sunt videre transfigurationem in monte Thabor, ibique videre Moysen et Eliam cum Jesu loquentes, itemque non permisit Jesus quemquam nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem, et patrem et matrem filiæ Jairi principis synagogæ, intrare secum in cubiculum ubi jacebat cadaver puellæ. Quadam die mater filiorum Zebedæi accessit ad Jesum cum filiis suis, inclinans se, et reverentiam Christo exhibens, et postulans ut sibi concederetur id quod erat petitura. Apud sanctum Marcum dicuntur accessisse filii Zebedæi, et dixisse :* Magister, volumus ut quodcumque petierimus, facias nobis; *quæ tamen verba non a filiis, sed a matre dicta sunt, filiorum nomine; quam ob causam a sancto Marco filiis tribuuntur. Tamen non matri, sed filiis respondet Christus quibus dixit :* Nescitis quid petatis. *« Mater, « inquit D. Hieronymus, postulat et Dominus « Discipulis loquitur, intelligens preces ex filio- « rum descendere voluntate. » Et quia petebant sedere unus ad dexteram et unus ad sinistram in regno Magistri, quod fortasse tum putabant futurum in terra, ideo dicit :* Nescitis quid petatis, *id est, Non spiritualia petitis, sed temporalia; vel, Bonum quidem est quod petitis, non autem obtinetur precibus linguæ et favore, sed labore, precibus cordis et bonis operibus illud merentibus obtinetur. Respondentibus se paratos esse bibere calicem,* Calicem quidem, *inquit,* meum bibetis, *significans illos pro Christo morituros. De Jacobo enim constat Domini calicem bibisse, cum ab Herode Agrippa occisus sit gladio, ut habemus Act. 12-2; Joannem vero, licet occisus non sit, calicem tamen passionis etiam bibisse, quia in dolium ferventis olei injectus est, et in insulam Pathmon relegatus.* Calicem quidem meum bibetis; sedere autem ad dexteram meam, vel sinistram, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a Patre meo, *illudque merentibus. Festum sancti Jacobi Majoris celebrat Ecclesia die vigesima quinta Julii.*

Matth. 4-21 Vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi
10- 3 Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus
17- 1 Assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem
Marc. 1-19 Vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratr.
-29 Venerunt in domum Simonis et Andreæ, cum Jacobo et Joanne
3-17 Et Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem Jacobi
5-37 Et non admisit quemquam se sequi, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem Jacobi
9- 1 Assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joa.
10-35 Accedunt ad eum Jacobus et Joannes filii
-41 Cœperunt indignari de Jacobo et Joanne
13- 3 Interrogabant eum separatim Petrus, et Jacobus
14-33 Assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem
Luc. 5-10 Similiter autem Jacobum et Joannem, filios Zebedæi
6-14 Jacobum, et Joannem, Philippum
8-51 Non permisit intrare secum quemquam nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem
9-28 Assumpsit Petrum, et Jacobum, et Joannem
-54 Jacobus et Joannes, dixerunt : Domine, vis, dicimus ut ignis descendat
Act. 1-13 Ubi manebant Petrus Joannes, Jacobus et Andreas
12- 2 Occidit a. Jacobum fratrem Joannis gladio

JACOBUS II.

Nomen Apostoli, qui ut distingueretur a Jacobo filio Zebedæi, vocatus est filius Alphæi, Justus, et Minor, cujus erat mater Maria soror beatæ Virginis Mariæ; fuitque primus episcopus Jerosolymorum, cujus festum celebrat Ecclesia die prima Maii. Auctor est primæ Epistolæ Catholicæ, quæ argumento multiplex, multis variisque præceptis referta est, in qua Christianos ad modestiam erudit, a vana confidentia revocat, et ad petendam a Deo sapientiam hortatur, docetque fidem sine operibus nihil ad salutem prodesse. Agit etiam de sacramento Extremæ Unctionis, cujus ministri sunt presbyteri : Infirmatur quis in vobis? inducat presbyteros Ecclesiæ, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini : et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis sit, remittentur ei; *quorum verborum sensus est : Orent super eum infirmum ministri Sacramenti sacerdotes, tum aliis precibus, tum præcipue adhibendo formam verborum deprecatoriam hujus Sacramenti : « Per istam sanctam unctionem, et suam piissi- « mam misericordiam, indulgeat tibi Deus quid- « quid deliquisti per visum, etc. » et precatio hæc et Sacramentum quod nobis proponit fides nostra et per ministros suos confert Ecclesia, restituet sanitatem corporis. Hic tamen affectus non certo semper evenit hujus Sacramenti virtute, sed ea duntaxat adhibita conditione, quam expressit concilium Tridentinum, sess.* 14, c. 2 : Sanitatem corporis interdum, ubi saluti animæ expedierit, consequitur. *Sanctus hic Jacobus inter columnas Ecclesiæ a sancto Paulo nominatur, Galat.* 2-9; *et ipse Josephus eversionem Jerosolymorum ascribit neci injustæ sancti illius Episcopi. De excelsis angulis templi præcipitatus fuit.*

Matth. 10- 3 Jacobus Alphæi, et Thaddæus
13-55 Nonne... fratres ejus, Jacobus, et Joseph, et Simon, et Judas?
27-56 Inter quas erat... et Maria Jacobi et Joseph mater
Marc. 3-18 Jacobum Alphæi, et Thaddæum
6- 3 Nonne hic est faber, filius Mariæ, frater Jacobi
15-40 Et Maria Jacobi Minoris et Joseph mater
16- 1 Maria Jacobi, et Salome, emerunt aromata
Luc. 6-15 Jacobum Alphæi, et Simonem, qui vocatur
-16 Et Judam Jacobi, et Judam Iscariotem
24-10 Maria Jacobi, et cæteræ quæ cum eis erant
Act. 1-13 Jacobus Alphæi, et Simon Zelotes, et Judas Jacobi
12-17 Nuntiate Jacobo, et fratribus hæc
15-13 Respondit Jacobus, dicens : Viri fratres
21-18 Introibat Paulus nobiscum ad Jacobum
1 Cor. 15- 7 Deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis
Galat. 1-19 Vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Dom.

Galat. 2- 9 Jacobus, et Cephas, et Joannes, qui videbantur columnæ
-12 Prius e. quam venirent quidam a Jacobo
Jacob. 1- 1 Jacobus Dei et Domini nostri Jesu Christi
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus, frater a. Jacobi

JACTANTIA.

Esth. 1- 4 Ut ostenderet... jactantiam potentiæ suæ
Sap. 5- 8 Aut divitiarum jactantia quid contulit nob.
Jerem. 48-30 Ego scio, ait Dominus, jactantiam ejus

JACTO.

Tobiæ. 2-10 Jactasset se juxta parietem, et obdormisset
Job. 18- 2 Usquè ad quem finem verba jactabitis?
Psal. 54-23 Jacta super Dominum curam tuam
Prov. 28-25 Qui se jactat, et dilatat, jurgia concitat
Eccli. 46- 3 Et jactando contra civitates rhomphæas
1 Mac. 6-51 Et tormenta ad lapides jactandos, et spicula
2 Mac. 3-15 Sacerdotes autem ante altare cum stolis sacerdotalibus jactaverunt se
10-34 Et sermones nefandos jactabant
Matth. 14-24 Navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus
21-21 Tolle, et jacta te in mare, fiet
Marc. 12-41 Aspiciebat quomodo turba jactaret æs in gazophylacium
Et multi divites jactabant multa
Luc. 19-35 Et jactantes vestimenta sua supra pullum
Act. 22-23 Et pulverem jactantibus in aërem
27-18 Valida autem nobis tempestate jactatis
-38 Alleviabant navem, jactantes triticum in mare

JACTURA.

Act. 27-21 Lucrique facere injuriam hanc et jacturam

JACTUS.

Ezech. 17-17 In jactu aggeris, et in extructione vallorum
2 Mac. 5- 3 Gladiis districtis, et telorum jactus
Luc. 22-41 Avulsus est ab eis quantum jactus est lapidis
Act. 27-18 Sequenti die jactum fecerunt

JACULUM.

Gen. 49-23 Inviderunt que illi habentes jacula
Exod. 19-13 Sed lapidibus opprimetur, aut confodietur jaculis
1 Reg. 20-37 Venit itaque puer ad locum jaculi
2 Reg. 11-24 Direxerunt jacula sagittarii ad servos tuos
4 Reg. 13-18 Rursum dixit ei : Percute jaculo terram
1 Par. 10- 3 Inveneruntque eum sagittarii, et vulneraverunt jaculis
Psal. 54-22 Et ipsi sunt jacula
Prov. 25-18 Jaculum, et gladius, et sagitta acuta
Eccli. 38-26 Qui tenet aratrum, et qui gloriatur in jaculo
Jerem. 50-14 Debellate eam, non parcatis jaculis
Zach. 9-14 Et exibit ut fulgur, jaculum ejus
1 Mac. 6-51 Statuit illic... et machinas, et ignis jacula
10-80 Et jecerunt jacula in populum a mane

JADA.

Filius secundus Onam, paterque Jether et Jonathan, e semine Juda.

1 Par. 2-28 Onam autem habuit filios, Semeï et Jada
-32 Filii a. Jada fratris Semeï: Jether et Jonathan

JADAIA.

Sacerdos de domo Josue. Filii ejus a captivitate Babylonis cum Zorobabel ascenderunt nongenti septuaginta tres.

1 Esdr. 2-36 Sacerdotes : Filii Jadaïa in domo Josuë

JADASON.

Græcus Hydaspen vocat, qui Indiæ fluvius est.

Judith. 1- 6 Circa Euphraten, et Tigrin, et Jadason

JADDO.

Princeps dimidiæ tribus Manasse trans Jordanem, temporibus David.

1 Par. 27-21 Et dimidiæ tribui Manasse in Galaad, Jaddo filius Zachariæ

JADIAS.

Super asinos Judias præpositus fuit a rege David.

1 Par. 27-30 Et super asinos, Jadias Meronathites

JADIEL et JADIHEL I.

Dicitur idem vir Asbel in Genes. 48-21. Et est filius tertius Benjamin filii Jacob.

1 Par. 7- 6 Filii Benjamin: Bela, et Bechor, et Jadiel, tres
-10 Porro filii Jadihel : Balan
-11 Omnes hi filii Jadihel, principes cognation.

JADIHEL II.

Filius secundus Meselemiæ qui erat de filiis Core, et ex janitoribus templi.

1 Par. 26- 2 Jadihel secundus, Zabadias tertius

JADON.

Post reditum e captivitate, Meltias Gabaonites, et Jadon Meronathites, viri de Gabaon et Maspha, ædificaverunt partem civitatis Jerusalem, pro duce qui erat in regione trans flumen; id est, fortasse dux ille pius pro Judæis operum suppeditabat impensam, vel Nehemias auctor libri se ipsum intelligit, qui cum potestate missus erat a rege Persarum, et populi sui dux erat.

2 Esdr. 3- 7 Juxta eos ædificaverunt Meltias Gabaonites, et Jadon Meronathites

JAGUR.

Nomen civitatis quæ tertia describitur in prima parte tribus Juda, ubi urbes viginti novem erant.

Josue. 15-21 Cabseel, et Eder, et Jagur

JAHADDAI vel JOHADDAI.

Quo patre genitus fuerit ille Jahaddaï nusquam in Scripturis apparet; quidam volunt eum esse filium Mosæ, de quo vers. 46. Forsitan unus hic versus intercidit. Syr. et Arab. non habent hunc versum neque sequentes usque ad 50.

1 Par. 2-47 Filii a. Jahaddaï, Regom, et Joathan

JAHALA.

Princeps familiæ, cujus filii e captivitate Babylonis cum Zorobabel ascenderunt.

2 Esdr. 7-58 Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel

JAHATH I.

Filius Lobni filii Gersom filii Levi.

1 Par. 6-20 Gersom, Lobni filius ejus, Jahath filius

JAHATH II.

Filius Raïa filii Sobal, nepos Judæ.

1 Par. 4- 2 Raïa vero filius Sobal genuit Jahath

JAHATH III.

Filius Salemoth, Levites.

1 Par. 24-22 Filjusque Salemoth Jahath

JAHATH IV.

Anno mundi 3410, Romæ 110, ante J. Ch. 644. Levites e familia Merari, et unus e præpositis qui urgebant opus ædificantium templi et civitatis.

2 Par. 34-12 Erant a. præpositi operantium, Jahath et Abdias

JAHAZIEL I.

Filius tertius Hebron, Levites.

1 Par. 23-19 Filii Hebron... Jahaziel tertius, Jecmaan

JAHAZIEL II.

Filius tertius Jahath, Levites.

1 Par. 24-23 Filiusq. ejus Jeriaü... Jahaziel tertius

JAHAZIEL III.

Levites et Propheta, cujus tota scribitur genealogia, quia vir erat insignis : erat autem Jahaziel filius Zachariæ, filii Banaiæ, filii Jehiel, filii Mathaniæ, Levites de filiis Asaph, super quem factus est spiritus Domini in medio turbæ. Confortavit igitur populum, animosque eorum erexit adversus Ammonitas, Moabitas, et Idumæos qui erant congregati adversus Josaphat; dicebatque propheta : Nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem; non est enim pugna vestra, sed Dei; tantum spectatores eritis et expugnabuntur hostes vestri. Qui in semetipsos versi mutuis concidere vulneribus. Nusquam alibi mentio est de hoc propheta.

2 Par. 20-14 Erat a. Jahaziel filius Zachariæ

JAHEL.

Uxor Haber Cinæi quæ occidit Sisaram, transfixo per tempora ipsius usque in terram clavo. Potuit Jahel citra peccatum Sisaram interficere, quia justum erat bellum contra Jabin, et Jahel erat ejusdem cum Israelitis religionis et fortasse etiam gentis. Porro insidiæ in bello justo non damnantur, et si quod dixit mendacium, officiosum censendum est, ad salutem nimirum gentis suæ ordinatum; ac proinde leve peccatum. Accessit divina inspiratio qua ad facinus mota est : itaque ejus factum laudat Scriptura in cantico Debboræ : Benedicta inter mulieres Jahel... et benedicatur in tabernaculo suo, etc.

Judic. 4-17 Pervenit ad tentorium Jahel uxoris Haber
-18 Egressa igitur Jahel in occursum Sisaræ
-21 Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum
-22 Egressaque Jahel in occursum ejus, dixit ei : Veni
5- 6 In diebus Jahel, quieverunt semitæ
-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber

JAHELEL.

Tertius filius Zabulon filii Jacob.

Gen. 46-14 Filii Zabulon : Sared, et Helon, et Jahelel

JAHIEL I.

Anno mundi 2990. Levites qui in nablis arcana cantabat, dum portaretur arca de domo Obededom in montem Sion.

1 Par. 15-18 Jahiel, et Ani, Eliab, et Banaïam
-20 Jahiel, et Ani, et Eliab... in nablis arcana cantabant
16- 5 Porro Jahiel, et Semiramoth, et Jehiel

JAHIEL II.

Filius primogenitus Leedan filii Gerson. In capite 26-21, hæc nomina filiorum Leedan diversa ponuntur; nam qui hic appellatur Jahiel, ibi dicitur Jehieli; Zethan vero et Joel appellantur Leedan et Gersonni. Sæpe jam diximus apud Hebræos unum et eumdem hominem binomium aliquando, et trinomium fuisse. Hic cum duobus suis filiis Zathan et Johel præpositus erat thesauris domus Domini.

1 Par. 23- 8 Filii Leedan : princeps Jahiel, et Zethan, et Joël, tres
29- 8 Per manum Jahiel Gersonitis

JAHIEL III.

Filius Hachamoni, fortasse frater Jesbaam viri fortissimi, qui princeps inter triginta numeratur; dicuntur enim ambo filii Hachamoni. Jahiel iste erat cum filiis regis, eorumque, probabiliter erat pædagogus.

1 Par. 27-32 Ipse et Jahiel filius Hachamoni erant cum filiis regis

JAHIEL IV.

Filius tertius Josaphat regis Juda, et frater Joram qui pro patre mortuo regnavit.

2 Par. 21- 2 Filios Josaphat, Azariam, et Jahiel, et Zachariam

JAHIEL V et JAHIEL VI.

Levitæ de familia Gerson, quorum prior præpositus erat cunctæ templi supellectili quam polluerat Achaz, et alter, de filiis Heman, eodem munere fungebatur.

2 Par. 29-13 De filiis Elisaphan, Samri, et Jahiel
-14 Nec non de filiis Heman, Jahiel, et Semei
31-13 Post quem Jahiel, et Azarias, et Nahath, et Asaël

JAHIEL VII.

Unus e principibus domus Domini.

2 Par. 35- 8 Zacharias, et Jahiel, principes domus Domini

JAHIEL VIII.

De filiis Joab, numeratur inter familiarum principes qui cum Esdra ascenderunt e captivitate.

1 Esdr. 8- 9 De filiis Joab, Obedia filius Jahiel

JAIR I.

Filius Manasse, non proximus, sed remotus; sæpe enim nepotes vocantur filii, ut habemus in Matth. 1-1 quando legimus; David, filii Abraham et multoties alibi; possedit in terra Galaad viginti tres vicos; porro non erat de tribu Manasse, sed filius Segub, filii Esron, filii Phares, filii Juda, tribumque Manasse per matrem patris sui filium Machir filii Manasse contingebat.

Num. 32-41 Jaïr autem filius Manasse abiit
Et occupavit vicos ejus, quos appellavit Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr
Deut. 3-14 Jaïr filius Manasse possedit omnem regionem Argob
Vocavitque... Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr

JAIR II.

Non est hic Jair de quo agitur, Num. 32-41 et Deut. 3-14, sed alius Segub filius, cujus etiam mentio est in 1 Paral. 2-22. Dicitur Galaadites, quia in ea parte tribus Manasse, quæ trans Jordanem, habitabat. Tota vero illa regio aliquando dicitur terra Galaad in sacris Litteris. Jair iste successit Thola, fuitque octavus judex Israel.

Judic. 10- 3 Huic successit Jaïr Galaadites, qui judicavit Israëlem per viginti et duos annos
- 4 Id est, Oppida Jaïr, usq. in præsentem diem
- 5 Mortuusque est Jaïr, ac sepultus in loco cui est vocabulum Camon

1 Par. 2-22 Sed et Segub genuit Jaïr

JAIR III.

Pater Mardochæi, e tribu Benjamin.

Esth. 2- 5 Vocabulo Mardochæus, filius Jaïr, filii Semeï
11- 2 Vidit somnium Mardochæus filius Jaïri

JAIR.

Regio potiusquam urbs in tribu Manasse: sunt enim multæ civitates et vici quos occupatos in Galaad Jair filius Manasse appellavit Havoth-Jair, id est, Villas Jair, ut habemus Num. 32-41, etc. Secundus Jair eosdem fortasse muris cinxit, frequentiores reddidit, in oppida erexit.

Num. 32-41 Occupavit vicos ejus, quos appellavit Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr

Deut. 3-14 Vocavitque ex nomine suo Basan, Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr

Josue. 13-30 Omnesque vicos Jaïr, qui sunt in Basan

Judic. 10- 4 Ex nomine ejus sunt appellatæ Havoth-Jaïr, id est, Oppida Jaïr

1 Par. 2-22 Cepitque Gessur, et Aram, oppida Jaïr

JAIRITES.

2 Reg. 20-26 Ira autem Jaïrites erat sacerdos David

JAIRUS.

Princeps synagogæ, cujus Jesus Christus filiam suscitavit.

Marc. 5-22 Venit quidam de archisynagogis nomine Jaïrus

Luc. 8-41 Et ecce venit vir, cui nomen Jaïrus

JALA. *Princeps Nathinæorum.*

1 Esdr. 2-56 Filii Jala, filii Dercon, filii Geddel

JALALEEL. *Pater Azariæ.*

2 Par. 29-12 Cis filius Abdi, et Azarias filius Jalaleel

JALEL.

Filius tertius Zabulon, a quo familia Jalelitarum.

Num. 26-26 Jalel, a quo familia Jalelitarum

JALELEEL.

Princeps familiæ in tribu Juda, pater Ziph, et Zipha, Thiria, et Asrael.

1 Par. 4-16 Filii quoque Jaleleel: Ziph, et Zipha

JALELITÆ.

Num. 26-26 Jalel, a quo familia Jalelitarum

JALON.

Filius quartus Esra, in tribu Juda.

1 Par. 4-17 Et Mered, et Epher, et Jalon

JAM

Gen. 8- 8 Ut videret si jam cessassent aquæ
21- 7 Sara lactaret filium, quem peperit ei jam seni
24-63 Ad meditandum in agro, inclinata jam die
25-24 Jam tempus pariendi advenerat
29-21 Quia jam tempus impletum est, ut ingrediar
32-26 Dimitte me, jam enim ascendit aurora
35-18 Imminente jam morte, vocavit nomen filii sui Benoni
41-35 Qui jam nunc futuri sunt, congreget in horrea
42-15 Jam nunc experimentum vestri capiam
43-10 Jam vice altera venissemus
-20 Jam ante descendimus ut emeremus escas
46-30 Jam lætus moriar, quia vidi faciem tuam

Exod. 2- 3 Cumque jam celare non posset, sumpsit fiscellam
9-19 Mitte ergo jam nunc, et congrega jumenta
-31 Linum jam folliculos germinaret
19- 9 Jam nunc veniam ad te in caligine nubis
33- 5 Jam nunc depone ornatum tuum, ut sciam

Num. 11-23 Jam nunc videbis utrum meus sermo opere compleatur
12-12 Ecce jam medium carnis ejus devoratum est
13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
14-22 Et tentaverunt me jam per decem vices
16-46 Jam enim egressa est ira a Domino
-47 Multitudinem, quam jam vastabat incendium
21- 5 Anima nostra jam nauseat super cibo isto
22-28 Cur percutis me? ecce jam tertio?
32-19 Quia jam habemus nostram possessionem
-32 Possessionem jam suscepisse nos confitemur

Deut. 20- 2 Appropinquante autem jam prælio, stabit

Josue. 18- 7 Jam acceperant possessiones suas trans Jordanem
23-13 Jam nunc scitote quod Dominus Deus vest.

Judic. 15- 5 Et comportatæ jam fruges, et adhuc stantes
16-25 Lætantesque per convivia, sumptis jam epulis
18-22 Et jam a domo Michæ essent procul

Ruth. 1- 7 Et jam in via revertendi posita in terram Juda
-12 Et abite: jam enim senectute confecta sum
3- 8 Et ecce, nocte jam media expavit homo

1 Reg. 7- 2 Erat quippe jam annus vigesimus
9-26 Cumque mane surrexissent, et jam elucesceret
13-13 Jam nunc præparasset Dominus regnum
14-33 Volvite ad me jam nunc saxum grande
16-11 Numquid jam completi sunt filii?
20-31 Itaque jam nunc mitte, et adduc eum ad me

2 Reg. 3-21 Quia jam dimiserat eum, et profectus fuerat
-28 Quod cum audisset David rem jam gestam
14- 2 Jam plurimo tempore lugens mortuum
19-18 Coram rege, cum jam transisset Jordanem
21-17 Jam non egredieris nobiscum in bellum

3 Reg. 11- 4 Cumque jam esset senex, depravatum est cor ejus
18-27 Cumque esset jam meridies, illudebat illis
-36 Cumq. jam tempus esset ut offerretur hol.

4 Reg. 3-22 Et orto jam sole ex adverso aquarum
5-24 Cumque venisset jam vesperi, tulit de manu
17-21 Ex eo jam tempore, quo scissus est Israël
20-11 Quibus jam descenderat in horologio Achaz

1 Par. 21-15 Sufficit, jam cesset manus tua

2 Par. 34- 8 Mundata jam terra, et templo Domini
-28 Jam enim colligam te ad patres tuos

Tobiæ. 2- 8 Jam hujus rei causa interfici jussus es
3-10 Sicut jam occidisti septem viros

Judith. 7-17 Ut jam tradatis civitatem in manu militiæ
8- 4 Judith relicta ejus vidua jam annis tribus
11-10 Jam inter mortuos computantur
13-15 Quoniam sperabant eam jam non esse venturam

Esth. 4-11 Triginta jam diebus non sum vocata ad eum
9- 1 Quem Adar vocari ante jam diximus
10-11 In statutum ex illo jam tempore diem

Job. 7-16 Desperavi, nequaquam ultra jam vivam

Psal. 73- 9 Jam non est propheta: et nos non cognoscet

Prov. 8-24 Et ego jam concepta eram

Eccle. 1-10 Jam enim præcessit in sæculis, quæ fuerunt
3-15 Quæ futura sunt, jam fuerunt
6-10 Qui futurus est, jam vocatum est nomen ej.

Cant. 2-11 Jam enim hyems transiit, imber abiit
8- 1 Et deosculer te, et jam me nemo despiciat

Sap. 14-24 Neque nuptias mundas jam custodiunt
18- 9 Patrum jam decantantes laudes
-23 Cum enim jam acervatim cecidissent super

Jerem. 20- 8 Quia jam olim loquor, vociferans iniquitat.
42-10 Jam enim placatus sum super malo quod feci

Dan. 5- 2 Præcepit ergo jam temulentus ut afferrentur

Aggæi. 2-20 Numquid jam semen in germine est?

Zach. 1-12 Iste jam septuagesimus annus est
7- 3 Sicut jam feci multis annis

1 Mac. 13-39 In Jerusalem, jam non sit tributarium

2 Mac. 3-16 Jam vero qui videbat summi sacerd. vultum
4-14 Jam non circa altaris officia dediti essent
-39 Multo jam auro exportato
6-17 Jam autem veniendum est ad narrationem
7- 5 Et, cum jam per omnia inutilis factus esset
-14 Et, cum jam esset ad mortem, sic ait
9-12 Cum nec ipse jam fœtorem suum ferre posset
12-10 Inde cum jam abiissent novem stadiis
14-41 Cum jam comprehenderetur, gladio se petiit
-46 Jam exsanguis effectus, complexus intestina
15-20 Et cum jam omnes sperarent judicium

Matth. 3-10 Jam e. securis ad radicem arborum posita est
5-28 Jam mœchatus est eam in corde suo
14-15 Desertus est locus, et hora jam præteriit
15-32 Quia triduo jam perseverant mecum
17-12 Dico autem vobis, quia Elias jam venit
19- 6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro
24-32 Cum jam ramus ejus tener fuerit
26-45 Et dicit illis: Dormite jam, et requiescite

Marc. 1-45 Ita ut jam non posset manifeste introire
5- 3 Neque catenis jam quisquam poterat eum ligare
6-35 Cum jam hora multa fieret, accesserunt
Desertus est locus hic, et jam hora præteriit
8- 2 Quia ecce jam triduo sustinent me
10- 8 Itaque jam non sunt duo, sed una caro
11-11 Cum jam vespera esset hora, exiit in Bethan.
-14 Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet
12-34 Et nemo jam audebat eum interrogare
13-28 Cum jam ramus ejus tener fuerit
14-25 Quia jam non bibam de hoc genimine vitis
-41 Et ait illis: Dormite jam, et requiescite
15-42 Et cum jam sero esset factum
-44 Pilatus autem mirabatur si jam obiisset
Interrogavit eum si jam mortuus esset
16- 2 Veniunt ad monumentum, orto jam sole

Luc. 3- 9 Jam e. securis ad radicem arborum posita
5-10 Ex hoc jam homines eris capiens
7- 6 Et cum jam non longe esset a domo, misit
8-27 Qui habebat dæmonium jam temporibus multis
11- 7 Jam ostium clausum est, et pueri mei mecum sunt
14-17 Ut venirent, quia jam parata sunt omnia
15-19 Jam non sum dignus vocari filius tuus
16- 2 Jam enim non poteris villicare
19-37 Et cum appropinquaret jam ad descensum
21-30 Cum producunt jam ex se fructum
24-29 Advesperascit, et inclinata est jam dies

Joan. 3-18 Qui autem non credit, jam judicatus est
4-35 Quia albæ sunt jam ad messem
-42 Quia jam non propter tuam loquelam credimus
-51 Jam a. eo descendente, servi occurrerunt
5- 6 Quia jam multum tempus haberet
-14 Ecce sanus factus es: jam noli peccare
6-17 Et tenebræ jam factæ erant: et non venerat
-67 Et jam non cum illo ambulabant
7-14 Jam a. die festo mediante, ascendit Jesus
8-11 Vade, et jam amplius noli peccare
9-22 Jam enim conspiraverant Judæi
-27 Respondit eis: Dixi vobis jam, et audistis
11-17 Quatuor dies jam in monumento habentem
-39 Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim
-54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat
13- 2 Cum diabolus jam misisset in cor
14-19 Modicum: et mundus me jam non videt
-30 Jam non multa loquar vobiscum
15- 3 Jam vos mundi estis propter sermonem
-15 Jam non dicam vos servos: quia servus nescit
16-10 Ad Patrem vado, et jam non videbitis me
-11 Quia princeps hujus mundi jam judicatus est
-16 Modicum, et jam non videbitis me
-21 Jam non meminit pressuræ propter gaudium
-25 Cum jam non in proverbiis loquar vobis
-32 Ecce venit hora, et jam venit, ut dispergamini
17-11 Jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt
19-33 Ut viderunt eum jam mortuum, non fregerunt ejus crura
21- 6 Et jam non valebant illud trahere
-14 Hoc jam tertio manifestatus est Jesus Discipulis suis

Act. 4- 3 Erat enim jam vespera
13-34 Amplius jam non reversurum in corruptionem
27- 9 Et cum jam non esset tuta navigatio, eo quod et jejunium jam præteriisset
-20 Jam ablata erat spes omnis salutis nostræ

Rom. 4-19 Cum jam fere centum esset annorum
6- 9 Christus resurgens ex mortuis jam non moritur
7-17 Nunc autem jam non ego operor illud
-20 Jam non ego operor illud
11- 6 Si autem gratia, jam non ex operibus: alioquin gratia jam non est gratia
13-11 Quia hora est jam nos de somno surgere
14-15 Jam non secundum charitatem ambulas
15-23 Cupiditatem autem habens veniendi ad vos ex multis jam præcedentibus annis

1 Cor. 4- 2 Hic jam quæritur inter dispensatores
- 8 Jam saturati estis, jam divites facti estis
5- 3 Jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est
6- 7 Jam quidem omnino delictum est in vobis
11-20 Jam non est Dominicam cœnam manducare

2 Cor. 5-15 Ut, et qui vivunt, jam non sibi vivant
-16 Sed nunc jam non novimus

Galat. 2-20 Vivo autem, jam non ego: vivit vero in me Christus
3-18 Nam si ex lege hæreditas, jam non ex promissione
-25 At ubi venit fides, jam non sumus sub pædagogo

Galat. 4- 7 Itaque jam non est servus, sed filius
Ephes. 2-19 Ergo jam non estis hospites, et advenæ
4-14 Ut jam non simus parvuli fluctuantes
-17 Ut jam non ambuletis, sicut et gentes ambulant
-28 Qui furabatur, jam non furetur
Philip. 3-12 Non quod jam acceperim, aut jam perfectus sim
2Thes. 2- 7 Nam mysterium jam operatur iniquitatis
1 Tim. 5-15 Jam e.quædam conversæ sunt retro Satanam
2 Tim. 2-18 Dicentes resurrectionem esse jam factam
4- 6 Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis meæ instat
Phile. -16 Jam non ut servum, sed pro servo
Hebr. 8-12 Et peccatorum eorum jam non memorabor
10-17 Iniquitatum eorum jam non recordabor
-18 Jam non est oblatio pro peccato
-26 Jam non relinquitur pro peccatis hostia
1 Petr. 4- 2 Ut jam non desideriis hominum
2 Petr. 2- 3 Quibus judicium jam olim non cessat
1Joan. 2- 8 Tenebræ transierunt, et verum lumen jam lucet
4- 3 Et nunc jam in mundo est (*Antichristus*)
Apoc. 14-13 Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant
18-14 Et amplius illa jam non invenient
-21 Et ultra jam non invenietur
21- 1 Prima terra abiit, et mare jam non est

JAMBRI.

Vir potens et dives Madaba in regione Moabitarum. Filii ejus comprehenderunt Joannem fratrem Jonathæ et omnia quæ ducebat apud Nabuthæos, depositurus apud eos apparatum, id est, impedimenta, et supellectilem, ut ipse et exercitus ad pugnandum essent expeditiores; insuper et interfecerunt eum. Post hæc gesta, renuntiatum est Jonathæ et Simoni fratri ejus filios Jambri facere nuptias magnas et ducere sponsam ex Madaba, filiam unius e magnis principibus Chanaan cum maximo apparatu pompaque insigni: et recordati sunt sanguinis Joannis fratris sui, et ascenderunt et absconderunt se sub tegumento montis. Et elevaverunt oculos suos, et viderunt: et ecce tumultus, et apparatus multus: et sponsus processit, et amici ejus et fratres ejus obviam illis cum tympanis et musicis, et armis multis. Et surrexerunt ad eos ex insidiis, et occiderunt eos, et ceciderunt vulnerati multi, et residui fugerunt in montes. Jonathas autem et Simon acceperunt omnia spolia eorum; et conversæ sunt nuptiæ in luctum, et vox musicorum ipsorum in lamentum.

1 Mac. 9-36 Exierunt filii Jambri ex Madaba
-37 Quia filii Jambri faciunt nuptias magnas

JAMIN I.

Filius secundus Simeon filii Jacob et Liæ. Ab eo familia Jaminitarum.

Gen. 46-10 Filii Simeon: Jamuël, et Jamin, et Ahod
Exod. 6-15 Filii Simeon: Jamuël, et Jamin, et Ahod
Num. 26-12 Jamin, ab hoc familia Jaminitarum
1 Par. 4-24 Filii Simeon: Namuël et Jamin, Jarib

JAMIN II.

Filius secundus Ram filii primogeniti Jerameel, e semine Caleb.

1 Par. 2-27 Sed et filii Ram... fuerunt Moos, Jamin, et Achor

JAMIN III.

Unus e Levitis qui populo ad audiendam legem quam legebat Esdras silentium imperabant.

2 Esdr. 8- 7 Serebia, Jamin, Accub, Septhaï, Odia

JAMINITÆ.

Num. 26-12 Jamin, ab hoc familia Jaminitarum

JAMNE.

Filius primogenitus Aser filii Jacob. Idem vocatur Jemna in 1 Paral. 7-30.

Gen. 46-17 Filii Aser: Jamne, et Jesua, et Jessui

JAMNIA.

Civitas est maritima Palæstinæ permunita in tribu Dan, quam Adrichomius prope Joppen collocat. Hanc urbem tenebat Gorgias, quem Scriptura, 1 Mach. 8-9, belli scientissimum appellat. Nulla tamen est Jamnia ex Josue, cap. 19, ubi omnes urbes tribus Dan enumerantur; nec in Novo Testamento, præterquam in libris Machabæorum in quibus aliquoties civitatis et portus mentio est, ut 2 lib. cap. 12-9 de Juda Macch.: Jamnitis quoque nocte supervenit, et portum cum navibus succendit: ita ut lumen ignis appareret Jerosolymis a stadiis ducentis quadraginta.

1 Mac. 4-15 Usq. in campos Idumææ, et Azoti, et Jamniæ
5-58 Et abierunt Jamniam
10-69 Congregavit exercitum magnum, et accessit ad Jamniam
15-40 Et pervenit Cendebæus Jamniam
2 Mac. 12- 8 Cum cognovisset et eos, qui erant Jamniæ
-40 De donariis idolorum, quæ apud Jamniam fuerunt

JAMNITÆ.

2 Mac. 12- 9 Jamnitis quoque nocte supervenit

JAMNOR.

Unus e majoribus Judith viduæ, filiæ Merari.

Judith. 8- 1 Filii Elaï, filii Jamnor, filii Gedeon

JAMPRIDEM.

1 Mac. 12- 7 Jampridem missæ erant epistolæ ad Oniam
Galat. 4-13 Evangelizavi vobis jampridem

JAMQUE.

Gen. 19- 9 Jamque prope erat ut effringerent fores
31-25 Jamque Jacob extenderat in monte tabernaculum
44- 4 Jamque urbem exierant, et processerant
Exod. 14-24 Jamque advenerat vigilia matutina
19-16 Jamque advenerat tertius dies
Judic. 16-22 Jamque capilli ejus renasci cœperant
19-11 Jamque erant juxta Jebus
3 Reg. 1-41 Jamque convivium finitum erat
1 Esdr. 3- 1 Jamque venerat mensis septimus

JAMRA.

Quintus inter undecim filios Supha, filii Helem, in tribu Aser.

1 Par. 7-36 Filii Supha: Suë, Harnapher... et Jamra

JAMUEL.

Filius primogenitus Simeonis filii Jacob, et Chananitidis: alibi, nempe 1 Par. 4-24, vocatur Namuel.

Gen. 46-10 Filii Simeon: Jamuël, et Jamin, et Ahod
Exod. 6-15 Filii Simeon: Jamuel, et Jamin, et Ahod

JANAI.

Primus inter novem filios Abihaïl filii Huri, filii Jara in tribu Gad. Janaï autem et Saphat ex textu videntur fuisse duo alii duces in tribu Gad, qui in Basan civitate regionis cognomine habitabant. Eodem modo Basan pro urbe Metropoli accipitur in versiculo 16 ejusdem capitis, ut notavit Emmanuel Sa.

1 Par. 5-12 Janaï autem, et Saphat, in Basan

JANITOR.

Munus janitorum erat: portas custodire; ad januas excubare; sacris arculis, in quibus pecuniæ offerebantur, invigilare; immundos arcere; nihil immundi ingredi permittere, et curare ne quid fieret ad portas, aut circa atria, quod orantes obturbaret; vestesque sacerdotales et Leviticas, et alia instrumenta et supellectilem quæ peragendis sacrificiis usui erant, custodire. Multa insuper alia quoque erant officia janitorum, quæ videsis apud Sigon. de Rep. Hebr. lib. 5, cap. 6.

4 Reg. 22- 4 Quam collegerunt janitores templi a populo
23- 4 Præcepit rex Helciæ... et janitoribus, ut projicerent
25-18 Tulit q. princeps... et tres janitores
1 Par. 9-17 Janitores a.: Sellum, et Accub, et Telmon
-21 Janitor portæ tabernaculi testimonii
-26 Creditus erat omnis numerus janitorum
15-23 Barachias, et Elcana, janitores arcæ
-24 Obededom, et Jehias, erant janitores arcæ
16-38 Obededom... et Hosa, constituit janitores
23- 5 Porro quatuor millia janitores
26- 1 Divisiones autem janitorum
-12 Hi divisi sunt in janitores
-18 In cellulis quoque janitorum ad Occidentem
-19 Hæ sunt divisiones janitorum
2 Par. 8-14 Constituit... et janitores in divisionibus suis
23- 5 Tertia pars... et janitorum, erit in portis
-19 Constituit quoque janitores in portis domus
31-14 Core... Levites et janitor Orientalis portæ
34- 9 Quam congregaverant Levitæ, et janitores
-13 Et magistri de Levitis janitores
35-15 Janitores vero per portas singulas observabant
1 Esdr. 2-42 Filii janitorum: filii Sellum, filii Ater
-70 Et cantores, et janitores, et Nathinæi
7- 7 De cantoribus, et de janitoribus
-24 Et Levitis, et cantoribus, et janitoribus, Nathinæis
10-24 Et de janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri
2 Esdr. 7- 1 Et recensui janitores, et cantores, et Levitas
-46 Janitores: Filii Sellum, filii Ater
-73 Sacerdotes, et Levitæ, et janitores, et cantor.
10-28 Janitores, et cantores, Nathinæi
-39 Cantores, et janitores, et ministri
11-19 Et janitores, Accub, Telmon
12-44 Et janitores juxta præceptum David
-46 Dabant partes cantoribus et janitoribus per dies singulos
13- 5 Partes Levitarum, et cantorum, et janitorum
Esth. 2-21 Duo eunuchi regis, qui janitores erant
12- 1 Eunuchis regis, qui janitores erant palatii
Ezech. 44-11 Erunt... et janitores portarum domus
-14 Et dabo eos janitores domus in omni ministerio ejus
Marc. 13-34 Et janitori præcepit ut vigilet

JANNE.

Pater Melchi patris Levi. Auctores aliqui putant filium esse Hircani, ultimi principis de familia Jechoniæ, cujus prædia et omnem substantiam diripuit Antiochus Epiphanes; unde in magnam prolapsi sunt paupertatem majores Jesu Christi.

Luc. 3-24 Qui fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Joseph

JANNES.

Jannes et Mambres sunt nomina duorum Pharaonis magorum et incantatorum, qui Moysi restitisse in Exodo narrantur, cum signa faceret et prodigia coram rege Ægyptiorum, et cum eo in miraculis et portentis edendis certasse. Licet Moyses in Exodo eorum nomina non exprimat, Paulus tandem aliunde didicit, et hic expressit, nimirum ex traditione, vel revelatione.

2 Tim. 3- 8 Quemadmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi

JANOE.

Nomen civitatis in tribu Ephraïm.

Josue. 16- 6 Et pertransit ab Oriente Janoë
- 7 Descenditque de Janoë in Ataroth
4 Reg. 15-29 Cepit... et Janoë, et Cedes, et Asor

JANTHINUS, A, UM.

Exod. 25- 5 Pellesque janthinas, et ligna setim
26-14 Aliud operimentum de janthinis pellibus
35- 7 Pellesque arietum rubricatas, et janthinas
-23 Pelles arietum rubricatas, et janthinas
36-19 Velamentum de pellibus janthinis
39-33 Aliud operimentum de janthinis pellibus
Num. 4- 6 Operient rursum velamine janthinarum pellium
- 8 Quod rursum operient velamento janthinarum pellium
-10 Ponent operimentum janthinarum pellium
-11 Extendent desuper operimentum janthinarum pellium
-12 Extendent desuper operimentum janthinarum pellium
-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine janthinarum pellium
-25 Super omnia velamen janthinum
Ezech. 16-10 Et calceavi te janthino

JANUA.

Deut. 11-20 Scribes ea super postes et januas domus tuæ
14-28 Et repones intra januas tuas
15-17 Perforabis aurem ejus in janua domus tuæ
Judic. 9-51 Clausa firmissime janua
1 Par. 22- 3 Ferrum q. plurimum ad clavos januarum
2 Par. 28-24 Clausit januas templi Dei
2 Esdr. 13-19 Et clauserunt januas, et præcepi ut non aperirent
Esth. 2-19 Mardochæus manebat ad januam regis
-21 Mardochæus ad regis januam morabatur
6-12 Reversusque est Mardochæus ad januam palatii
Job. 30-14 Aperta janua, irruerunt super me
Psal. 73- 6 Exciderunt januas ejus in idipsum
77-23 Et januas cœli aperuit
Eccli. 14-24 Et in januis illius audiens
Isai. 45- 1 Et aperiam coram eo januas
66-17 Mundos se putabant in hortis post januam intrinsecus
Baruc. 6-17 Sicut alicui qui regem offendit, circumseptæ sunt januæ
1 Mac. 1-58 Ante januas domorum... incendebant thura
4-57 Et imposuerunt eis januas

2 *Mac.* 8-33 Eum, qui sacras januas incenderat
14-41 Et januam disrumpere, atque ignem admovere
Matth. 24-33 Scitote quia prope est in januis
25-10 Intraverunt cum eo... et clausa est janua
26-71 Exeunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla
Marc. 1-33 Et erat omnis civitas congregata ad januam
2- 2 Ita ut non caperet, neque ad januam
11- 4 Pullum ligatum ante januam foris in bivio
Luc. 16-20 Lazarus, qui jacebat ad januam ejus
Joan. 20-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio
Act. 5-19 Angelus a. Dom... aperiens januas carceris
-23 Invenimus... custodes stantes ante januas
10-17 Inquirentes domum Simonis, astiterunt ad januam
12-13 Pulsante a. eo ostium januæ, processit
-14 Et ut cognovit vocem Petri, præ gaudio non aperuit januam, sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante januam
14-12 Tauros et coronas ante januas afferens
16-27 Videns januas apertas carceris
21-30 Et statim clausæ sunt januæ
Jacob. 5- 9 Ecce judex ante januam assistit
Apoc. 3-20 Si quis... aperuerit mihi januam

JANUM.

Inter urbes novem septimæ partis tribus Juda, eam quartam recenset liber Josue.

Josue. 15-53 Et Janum, et Beththaphua, et Apheca

JAPHETH *vel* JAPHET.

Noe cum quingentorum esset annorum, genuit Sem, Cham, et Japheth. Non est credibile Noe usque ad annum quingentesimum abstinuisse a conjugio; ergo alios ante Sem, Cham et Japheth genuit filios qui mortui sunt ante diluvium. Post annum ergo quingentesimum Noe genuit, id est. generare cœpit Sem, Cham et Japheth successive; nec enim eodem anno hi tres simul geniti sunt. Ex ordine ubique servato quando nominantur filii Noe, Sem videtur primus, Cham secundus, Japheth tertius. Filii Japheth septem sunt: nempe Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mosoch, et Thiras, quibus sedes in Europa dedimus, tum ex constanti pene omnium traditione Japhethi filios Europam insedisse; Sem, Asiam; Cham, Africam; tum ex singulis Europæ partibus, quæ singulis Japhethi filiis multo melius conveniant, quam quibusvis aliorum posteris. Gomeri posteros Germaniam, et Galliam, et e Gallia Britannicas insulas obtinuisse credunt. Posteris Magog filii secundi Japhethi Scaniam omnem sive Scandinaviam, ubi Daniæ, Sueciæ et Norwegiæ regna sunt, dedimus. Sic sentit D. Ambrosius, qui pro Magog Gothos interpretatur; aliter alii; vid. Magog. *Posteris Javan Græciam omnem Illyricumque Orientale concedimus; Madai, Moscoviam; Thubal, Hispaniam; Mosoch, Italiam; denique collocamus posteros Thiras filii septimi Japhethi inter Sarmatiam et Daciam, ubi hodie Hungaria, Transylvania, Valachia, Moldavia, et Polonici regni pars, quæ inter Vistulam et Borysthenem. Sic autem habemus apud Menochium: Gomer primogenitus Japhethi; ab hoc nati perhibentur Gomari, seu Cimbri et Cimmerii. Magog, ab hoc Getæ, et Massagetæ, Scythicæ gentes, et Tartari; Madai, ab hoc Medi. Javan, ab hoc Jones. Thubal, ab hoc Hispani, Iberi, et qui in Europa, et qui ad Pontum Euxinum; sive hi ex illis, sive illi ex his oriundi sunt. Mosoch, Moscovitæ. Thiras, ab hoc Thraces. Ab Ascenez filio Gomer, Germani; a Riphath, filio secundo, Paphlagones; a Thogarma, tertio, Turci.*

Gen. 5-31 Noë vero... genuit Sem, Cham, et Japheth
6-10 Et genuit tres filios, Sem, Cham, et Japheth
7-13 Ingressus est Noë, et Sem, et Cham et Japheth
9-18 Egressi sunt de arca, Sem, Cham, et Japheth
-23 At vero Sem et Japheth pallium imposuerunt
-27 Dilatet Deus Japheth, et habitet in tabernaculis Sem
10- 1 Hæ sunt generationes filiorum Noë, Sem, Cham, et Japheth
- 2 Filii Japheth: Gomer, et Magog
-21 De Sem quoque... fratre Japheth majore
1 *Par.* 1- 4 Noë, Sem, Cham, et Japheth
- 5 Filii Japheth: Gomer, et Magog

JAPHETH.

Portum Joppe intelligit Serarius, qui nunc Jaffa appellatur, idque ex Græco confirmatur, in quo additur: Super habitantes maritimam arani, *scilicet maris Mediterranei. Alii dicunt esse Saphar in Arabia Felice.*

Judith. 2-15 A Cilicia, usque ad fines Japheth

JAPHIA I.

Rex Lachis, quem captum in spelunca, et inde extractum, suspendi jussit Josue.

Josue. 10- 3 Ad Japhia quoque regem Lachis

JAPHIA II.

Rex David, eo consilio ut multos haberet filios qui domorum sunt firmamenta, utque sibi præcipuas Israelitarum familias vinculo affinitatis adjungeret, accepit adhuc concubinas et uxores de Jerusalem, postquam venerat de Hebron; natique sunt ei filii et filiæ, quorum nonus est Japhia.

2 *Reg.* 5-16 Et Japhia, et Elisama, et Elioda
1 *Par.* 3- 7 Et Noge, et Nepheg, et Japhia
14- 6 Noga quoque, et Napheg, et Japhia

JAPHIE. *Urbs in tribu Zabulon.*

Josue. 19-12 Ascenditque contra Japhie

JARA I.

Pater Huri, et filius Galaad, e semine Gad.

1 *Par.* 5-14 Filii Huri, filii Jara, filii Galaad

JARA II.

Pater Alamath, et filius Ahaz, e familia Saül.

1 *Par.* 9-42 Ahaz autem genuit Jara, et Jara genuit Alamath

JARAMOTH.

Nomen civitatis in tribu Issachar, quæ Levitis data est.

Josue. 21-29 Jaramoth, et Engannim, cum suburbanis

JARE.

Quartus nominatur inter tredecim filios Jectan filii primogeniti Heber.

Gen. 10-26 Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph, et Asarmoth, Jare
1 *Par.* 1-20 Jectan autem genuit Elmodad... et Jare

JARED I.

Anno mundi 461, ante J. Ch. 3593. Filius primogenitus Malaleel, et pater Henoch.

Gen. 5-15 Vixit autem Malaleel sexaginta quinque annis, et genuit Jared
-16 Et vixit Malaleel, postquam genuit Jared
-18 Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis, et genuit Henoch
-19 Et vixit Jared, postquam genuit Henoch
-20 Facti sunt omnes dies Jared nongenti sexaginta duo anni
1 *Par.* 1- 2 Cainan, Malaleel, Jared
Luc. 3-37 Qui fuit Henoch, qui fuit Jared, qui fuit Malaleel

JARED II.

Filius Ezra et Judaiæ, paterque Gedor in tribu Juda.

1 *Par.* 4-18 Uxor quoque ejus Judaïa peperit Jared patrem Gedor

JAREPHEL.

Vigesima est urbium viginti sex tribus Benjamin, et inter Recem et Tharela.

Josue. 18-27 Et Recem, Jarephel, et Tharela

JARIB I.

Filius tertius Simeonis filii Jacob. Hujus Jarib non meminit sacer textus Genes. 46-10. Fortasse idem erit cum Sohar, cujus hic nulla mentio, nisi idem sit qui vocatur Ahod; hoc posito Zara esset Sohar.

1 *Par.* 4-24 Filii Simeon: Namuël, et Jamin, Jarib, Zara, Saül

JARIB II.

Anno mundi 3594, Romæ 294, ante J. Ch. 460. Esdras, antequam proficisceretur e Babylone, nullum inveniens in populo et in sacerdotibus de filiis Levi, misit ad Eddo Nathinæum, qui præpositus erat Chasphiæ loco munito, Eliezer, et Ariel... et Jarib, etc., etc., sapientes, id est, peritos legis et legem docentes, ut adducerent ministros domus Dei, quos secum Jerusalem ageret Esdras.

1 *Esdr.* 8-16 Misi Eliezer, et Ariel, et Semeiam.. et Jarib

JARIB III.

De filiis Josue filii Josedec, et e sacerdotibus inventus est Jarib iste uxorem alienigenam duxisse, quam postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-18 Maasia, et Eliezer, et Jarib, et Godolia
1 *Mac.* 14-29 Simon a. Mathathiæ filius ex filiis Jarib

JARIM.

Mons inter Benjamin et Juda; sunt et ibidem et saltus et sylvæ; vox enim Hebraïca Jarim saltus et sylvas denotat.

Josue. 15-10 Transitque juxta latus montis Jarim

JASA.

Nomen civitatis, quæ de tribu Ruben Levitis, Merari nepotibus, data est. Eadem, juxta Josue 13-18, Jassa dicitur; Hebræis enim iisdem punctis et consonantibus scribitur. Juxta hanc civitatem Sehon rex Amorrhæorum pugnavit contra filios Israel, a quibus percussus est.

Num. 21-23 Venit in Jasa, pugnavitque contra eum
Deut. 2-32 Egressusq. est Sehon... ad prælium in Jasa
Judic. 11-20 Egressus est contra eum in Jasa, et fortiter resistebat
Isai. 15- 4 Usque Jasa audita est vox eorum
Jerem. 48-21 Super Helon, et super Jasa, et super Mephaath
-34 De clamore Hesebon usque Eleale, et Jasa, dederunt vocem suam

JASER.

Filius Caleb ex Azuba prima uxore. Diversus est hic Caleb ab eo qui missus est ad explorandam terram promissam, qui non Hesron fuit filius, sed Jephone.

1 *Par.* 2-18 Fueruntq. filii ej., Jaser, et Sobab, et Ardon

JASER.

Urbs Levitica in tribu Ruben, quæ legitur in textu LXX et in Vulgata nostra, non autem in Hebræo, et est Jasa.

Josue. 21-36 Misor et Jaser et Jethson et Mephaath

JASI.

Esdræ jussu dimisit uxorem alienigenam, quam duxerat in captivitate.

1 *Esdr.* 10-37 Mathanias, Mathanaï, et Jasi

JASIEL I.

Filius primogenitus Nephthali filii Jacob ex Bala ancilla Rachel.

Gen. 46-24 Filii Nephthali: Jasiel, et Guni, et Jeser, et Sallem
1 *Par.* 7-13 Filii a. Nephthali: Jasiel, et Guni, et Jeser

JASIEL II.

Vir de Masobia, inter triginta fortissimos viros in exercitu David numeratus.

1 *Par.* 11-46 Eliel, et Obed, et Jasiel de Masobia

JASIEL III.

Filius Abner, et princeps in tribu Benjamin.

1 *Par.* 27-21 Benjamin autem, Jasiel filius Abner

JASON I.

Filius Eleazari. Judas Machabæus elegit Eupolemum et Jasonem, quos misit Romam, ut, constituta amicitia et societate, auferrent Romani a Judæis jugum Græcorum, qui regnum Israel in servitutem premebant.

1 *Mac.* 8-17 Et elegit Judas Eupolemum... et Jasonem

JASON II.

Pater Antipatris quem Jonathas misit Romam cum Numenio ad renovandam amicitiam societatemque pristinam.

1 *Mac.* 12-16 Elegimus... et Antipatrem Jasonis filium
14-22 Numenius Antiochi, et Antipater Jasonis filius

JASON III.

Frater Oniæ. Post mortem Seleuci, cui successit in regno Syriæ Antiochus Illustris, Jason ambiens sacerdotium, regem Antiochum muneribus et pecuniis corrupit. Et cum obtinuisset principatum, statim ad gentilem ritum contribules suos transferre cœpit, amovit penitusque irrita fecit Judæorum privilegia, et omnia quæ mitiora et humaniora ipsis a Syriæ superioribus regibus constituta fuerant, quæque per insignem virum Joannem Eupolemi patrem fuerant impetrata.

Vir iste scelestus, qui ausus fuerat sub ipsa arce impuram scortorum officinam, lucri causa, instituere; qui suos omnimode persequebatur; qui in sacrificium Herculis argentum miserat; qui proprium fratrem Oniam captivaverat, et per fraudem et simoniam pontificatu dejecerat, ipse deceptus a Melenao quodam, profugus in Ammonitarum regionem expulsus est, et fugiens de civitate in civitatem, omnibus odiosus, ut apostata a legibus Judaicis, et execrabilis, ut patriæ et civium hostis, in Ægyptum extrusus est; et qui multos de patria sua expulerat, peregre periit, Lacedæmonas profectus, quasi pro cognatione ibi refugium habiturus, et qui insepultos multos abjecerat, ipse et illamentatus et insepultus abjectus est, sepultura neque peregrina usus, neque patrio sepulcro participans.

2 Mac. 1- 7 Ex quo recessit Jason a sancta terra, et a regno

4- 7 Ambiebat Jason frater Oniæ summum sacerdotium

-13 Propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium et inauditum scelus

-19 Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros

-22 Magnifice ab Jasone et civitate susceptus

-23 Post triennii tempus misit Jason Menelaüm

-24 Superponens Jasoni talenta argenti trecenta

-26 Et Jason quidem, qui proprium fratrem captivaverat

5- 5 Assumptis Jason non minus mille viris

- 6 Jason vero non parcebat in cæde civibus suis

JASON IV.

Origine Cyrenæus, religione Judæus, qui scripserat quinque libros de rebus Judaicis, quos in uno volumine breviare tentavit Judas.

2 Mac. 2-24 Itemque ab Jasone Cyrenæo quinque libris comprehensa, tentavimus nos uno volumine breviare

JASON V.

Hospes cognatusque sancti Pauli. Judæi Thessalonicæ, seditione facta propter sanctum Paulum et Silam, concitaverunt civitatem, et adorti domum Jasonis apud quem diversabantur Silas et Paulus, quærebant eos ut producerent ad populum; quos cum non invenissent, trahebant Jasonem et quosdam fratres ad principes civitatis, clamantes: Hi, qui innovatione rerum orbem concitant, huc quoque venerunt, eosque suscepit Jason; et hi omnes contra decreta Cæsaris faciunt, regem alium dicentes esse Jesum. Concitaverunt autem plebem et principes civitatis audientes hæc; et accepta satisfactione a Jasone et a cæteris, dimiserunt eos. Syrus habet, sed acceperunt fidejussores a Jasone, *vel, ut alii volunt, Jason pro Paulo se vadem constituit, promittens illum sistere tribunali, vel pro illo se ipsum satisfacere, si aliqua re deliquisse convinceretur. Putant Græci episcopum fuisse Jasonem Tharsis in Cilicia. Martyrio coronatus est in insula Cypri die Julii duodecima.*

Act. 17- 5 Assistentes domui Jasonis, quærebant eos

- 6 Trahebant Jasonem et quosdam fratres

- 7 Quos suscepit Jason, et hi omnes contra

- 9 Et accepta satisfactione a Jasone

Rom. 16-21 Salutat vos... et Lucius, et Jason

JASPIS.

Exod. 28-18 Carbunculus, sapphirus, et jaspis

39-11 Carbunculus, sapphirus, et jaspis

Isai. 54-12 Et ponam jaspidem propugnacula tua

Ezech. 28-13 Sardius, topazius, et jaspis

Apoc. 4- 3 Similis erat aspectui lapidis jaspidis

21-11 Lumen ej. simile,.. tanquam lapidi jaspidis

-18 Erat structura muri ejus ex lapide jaspide

-19 Fundamentum primum, jaspis

JASSA.

Urbs in tribu Ruben, quæ est eadem cum Jasa, quam attribuerunt Israelitæ Levitis. Juxta hanc civitatem adversus Sehon Amorrhæorum regem dimicaverunt. Prophetaverunt contra eam Isaias, in visione contra Moab, cap. 15-4, et Jeremias, cap. 48-34. Sanctus Hieronymus sua ætate illius memoriam affirmat in ruinis celebratam.

Josue 13-18 Et Jassa, et Cedimoth, et Mephaath

1 Par. 6-78 Et Jassa cum suburbanis suis

JASSEN.

Pater Jonathan istius qui inter triginta nobiliores in exercitu David legitur.

2 Reg. 23-32 Filii Jassen, Jonathan

JASUB I.

Filius Isaiæ prophetæ. In Hebræo est sear Jasub, *quod integrum erat nomen filii Isaiæ, et significat,* reliquiæ convertentur, *Quod nomen procul dubio indidit non sine mysterio. Jubetur Isaias filium adducere, ut Achaz, qui populum suum funditus delendum timebat, nominis hujus fausto omine ad spem erigeretur.*

Isai. 7- 3 Et qui derelictus est Jasub filius tuus

JASUB II.

Filius tertius Issachar, et princeps familiæ Jasubitarum. Vocatur Job in Gen. 46-13.

Num. 26-24 Jasub, a quo familia Jasubitarum

1 Par. 7- 1 Thola, et Phua, Jasub, et Simeron

JASUB III.

Filius Bani. Inventus est iste qui duxerat uxorem alienam, quam consensit dimittere.

1 Esdr. 10-29 De filiis Bani... Jasub, et Saal, et Ramoth

JASUBITÆ.

Num. 26-24 Jasub, a quo familia Jasubitarum

JATHANAEL.

Quartus est inter septem filios Meselemiæ, filii Core, Levitæ et janitoris templi David.

1 Par. 26- 2 Zabadias tertius, Jathanaël quartus

JAUS.

Filius Semeï. Vid. Semei *filii Gerson.*

1 Par. 23-10 Filii Semeï, Leheth, et Ziza, et Jaüs

-11 Porro Jaüs et Baria non habuerunt plurimos filios

JAVAN.

Filius quartus Japheth, paterque Elisa, Tharsis, Cethim, et Dodanim.

Gen. 10- 2 Et Javan, et Thubal, et Mosoch

- 4 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis

1 Par. 1- 5 Javan, Thubal, Mosoch, Thiras

- 7 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis

JAZER et JASER.

Jazer ad torrentem Arnon, in via ad perlustrandam totam regionem Galaaditidem, quæ montibus Galaad ab Oriente clauditur, et pertinet ad tribum Gad; nam petita a Rubenitis et Gaditis, quod terra illa esset alendis animalibus apta, in sortem tribus Gad cessit, et postea ex tribu Gad Levitis ad habitandum fuit concessa. Dicitur etiam sæpe Jezer.

Num. 21-32 Misitque Moyses qui explorarent Jazer

32- 1 Cumque vidissent Jazer et Galaad aptas animalibus alendis terras

- 3 Ataroth, et Dibon, et Jazer, et Nemra

-35 Et Etroth, et Sophan, et Jazer, et Jegbaa

Josue. 13-25 Terminus Jaser, et omnes civitates Galaad

21-37 Manaïm, et Hesebon, et Jaser

2 Reg. 24- 6 Et per Jazer transierunt in Galaad

1 Par. 26-31 Inventi sunt viri fortissimi in Jazer Galaad

Isai. 16- 8 Flagella ejus usque ad Jazer pervenerunt

- 9 Super hoc plorabo in fletu Jazer vineam Sabama

Jerem. 48-32 De planctu Jazer plorabo tibi

Usque ad mare Jazer pervenerunt

JAZIEL. *Filius Azmoth.*

1 Par. 12- 3 Et Jaziel, et Phallet filii Azmoth

15-18 Et Ben, et Jaziel, et Semiramoth

16- 6 Banaïam vero et Jaziel sacerdotes

JAZIZ.

Dicitur Agareus, vel quod aliquo tempore in regione Agareorum fuerit; vel quod egregio facinore hoc sibi cognomen pepererit; vel tandem quod vere Agareus natione, sed religione Hebræus, cui propterea ovium cura tradita est; quia Agarei ovibus abundant, et quomodo habendi sint peritiam habent.

1 Par. 27-31 Super oves quoque Jaziz Agareus

JEABARIM et IJEABARIM.

Trigesima octava Israelitarum mansio in Moabitarum finibus, inter Oboth et torrentem Zared. Vid. Ijeabarim.

Num. 21-11 Unde egressi fixere tentoria in Jeabarim

33-44 Et de Oboth venerunt in Ijeabarim

Num. 33-45 Profectique de Ijeabarim, fixere tentoria in Dibongad

JEBAAR et JEBAHAR. *Filius David.*

2 Reg. 5-15 Et Jebahar, et Elisua, et Nepheg

1 Par. 3- 6 Jebaar quoque, et Elisama

14- 5 Jebahar, et Elisua, et Eliphalet

JEBANIAS. *Pater Rahuel.*

1 Par. 9- 8 Filii Rahuël, filii Jebaniæ

JEBLAAM.

Nomen civitatis in tribu Manasse, quam non deleverunt Israelitæ; videtur non longe a Gaver et a Mageddo.

Josue. 17-11 Et Jeblaam cum viculis suis

Judic. 1-27 Et Jeblaam et Mageddo cum viculis suis

4 Reg. 9-27 In ascensu Gaver, qui est juxta Jeblaam

JEBNAEL.

Nomen civitatis, terminus tribus Nephthali; videtur ad Jordanem, forsitanque cum Jamnia, quam Josephus habet in Galilæa, respondet.

Josue. 19-33 Et Jebnaël usque Lecum

JEBNEEL.

Civitas in tribu Juda.

Josue. 15-11 Pervenitque in Jebneel, et magni maris...

JEBOC.

Torrens est, ubi Jacob luctatus est cum Angelo, Gen. 32-22, pertinebatque ad Ammonitas.

Num. 21-24 Possessa est terra ejus ab Arnon usque Jeboc

Deut. 2-37 Et cunctis quæ adjacent torrenti Jeboc

3-16 Confinium usque ad torrentem Jeboc

JEBSEM.

Filius quintus Thola filii Issachar filii Jacob.

1 Par. 7- 2 Filii Thola: Ozi, et Raphaïa... et Jebsem

JEBUS.

Civitas est Jerusalem ipsa, a Jebusæis habitatoribus sic appellata, priusque Salem dicta Melchisedech ibi regnante.

Josue. 18-28 Et Sela, Eleph, et Jebus, quæ est Jerusalem

Judic. 19-10 Et venit contra Jebus, quæ altero nomine vocatur Jerusalem

-11 Jamque erant juxta Jebus, et dies mutabatur in noctem

-14 Transierunt ergo Jebus, et cœptum carpebant iter

1 Par. 11- 4 Hæc est Jebus, ubi erant Jebusæi

- 5 Dixeruntque qui habitabant in Jebus ad David

JEBUSÆUS.

Jebusæi nomen habent a Jebusæo filiorum Chanaan tertio. Eorum sedes fuit ubi Jebus urbs, quæ postea Jerusalem. Jebusæi extruxerant arcem Sionis quam occuparunt usque ad tempora Davidis, a quo expugnata est, ut patet ex 2 Reg. 5-7.

Gen. 10-16 Et Jebusæum, et Amorrhæum, Gergesæum

15-21 Et Chananæos, et Gergesæos, et Jebusæos

Exod. 3- 8 Amorrhæi et Pherezæi et Hevæi et Jebusæi

-17 Amorrhæi et Pherezæi et Hevæi et Jebusæi

13- 5 Amorrhæi et Hævei et Jebusæi

23-23 Hevæum, et Jebusæum, quos ego conteram

33- 2 Pherezæum, et Hevæum, et Jebusæum

34-11 Ejiciam... et Hevæum, et Jebusæum

Num. 13-30 Hethæus et Jebusæus et Amorrhæus in montanis

Deut. 7- 1 Pherezæum, et Hevæum, et Jebusæum

20-17 Pherezæum, et Hevæum, et Jebusæum

Josue. 3-10 Gergesæum quoque et Jebusæum

9- 1 Pherezæus, et Hevæus, et Jebusæus

11- 3 Pherezæum et Jebusæum in montanis

12- 8 Pherezæus, Hevæus et Jebusæus

15-63 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem

Habitavitque Jebusæus, cum filiis Juda in Jerusalem

18-16 Juxta latus Jebusæi ad Austrum

24-11 Gergesæus, et Hevæus, et Jebusæus

Judic. 1-21 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non deleverunt filii Benjamin

Habitavitque Jebusæus cum filiis Benjamin

3- 5 Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi

19-11 Declinemus ad urbem Jebusæorum

2 Reg. 5- 6 In Jerusalem, ad Jebusæum habitatorem terræ

- 8 Qui percussisset Jebusæum, et tetigisset domatum fistulas

24-16 Juxta aream Areüna Jebusæi

2 *Reg.* 24-18 Constitue altare Domino in area Areüna Jebusæi
3 *Reg.* 9-20 Jebusæis, qui non sunt de filiis Israël
1 *Par.* 1-14 Et Jebusæum, et Amorrhæum, et Gergesæum
11- 4 Ubi erant Jebusæi habitatores terræ
- 6 Omnis qui percusserit Jebusæum
21-15 Angelus Domini stabat juxta aream Ornan Jebusæi
-18 Extrueretq. altare.. in area Ornan Jebusæi
1 *Par.* 21-28 Videns quod exaudisset eum Dominus in area Ornan Jebusæi
2 *Par.* 3- 1 Quem paraverat David in area Ornan Jebusæi
8- 7 Jebusæis, qui non erant de stirpe Israël
1 *Esdr.* 9- 1 Pherezæi, et Jebusæi, et Ammonitarum
2 *Esdr.* 9- 8 Pherezæi, et Jebusæi, et Gergesæi
Judith. 5-20 Jebusæum, et Pherezæum, et Hethæum
Zach. 9- 7 Et erit quasi dux in Juda, et Accaron quasi Jebusæus

JECEMIA.

Filius sextus Jechoniæ filii Joakim.

1 *Par.* 3-18 Senneser, et Jecemia, Sama, et Nadabia

JECHELIA.

Jerosolymitana; mater Azariæ regis Juda, e semine David.

4 *Reg.* 15- 2 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
2 *Par.* 26- 3 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem

JECHONIAS.

Filius secundus Joakim filii Josiæ, regis Juda. Quoniam genealogia filiorum Josiæ, ni semel bene concipiatur, non uno in loco difficultatem movet, subjectum schema proponendum visum est, in quo nativitatis seriem exhibebit loci dispositio; ordinem vero quo ad regnum illi pervenerunt, indicabit superpositus numerus.

JOSIAS

Rex optimus a Nechaone rege Ægypti occisus, ut patet 4 Reg. 23-29, genuit:

JOHANAN.

Nullibi, nisi in versiculo 15, cap. 3, 1 Paralip. reperitur iste Johanan, et desideratur in 4 Reg. cap. 23, ubi de morte Josiæ et regni successore agitur. Vel est mortuus ante patrem, et ideo primogenitura ad secundogenitum transiit; vel in bello contra Ægyptios cum patre occisus fuit.

II. ELIACIM.

Qui etiam Joakim, Hebr. *Jehoïakim*, Græce Ἰωακίμ. Dictus Jechonias apud sanctum Matthæum. Genuit

III. JOACHIN.

Qui etiam Jechonias et Jeconias, Hebr. *Jehoiakim*, et Græce Ἰωακίμ, quem Nabuchodonosor in Babylonem transtulit.

I. SELLUM.

Qui etiam appellatus est Joachaz, pro patre regnavit, id est, fratre Johanan præmortuo, et patre occiso, regnum invasit. Ipse Ægyptum a Nechaone abductus, ibi mortuus est.

IV. SEDECIAS.

Qui et Mathanias natu minimus Josiæ filius; Joachino fratris sui filio in regnum a Nabuchodonosore suffectus, undecim annis regnavit. Filios Sedeciæ occidit coram ipso patre Nabuchodonosor, et oculos ejus effodit, vinctumque eum catenis, adduxit in Babylonem, qua in urbe misere obiit.

Regnarunt ergo hoc ordine. Johanan præmortuo, Sellum sive Joachaz regnum invasit: huic successit Eliacim; Eliacim vero, Joachin; Joachino, Sedecias. Porro Joachin a Chaldæis captus, abjectus est insepultus juxta prophetiam Jeremiæ 22-19 et 36-30. Succedens illi filius ejus Joachin, qui Jechonias dictus est, tribus mensibus et decem diebus regnavit Jerosolymis: hunc cepit Nabuchodonosor, et deportavit in Babyloniam cum omnibus thesauris domus Dei et domus regis. Mathaniam quoque patruum Jechoniæ, nomine ejus in Sedeciam mutato, regem substituit. Jechonias vinctus detrusus est in carcere, et in terra captivitatis mortuus est anno ætatis suæ quinquagesimo sexto.

1 *Par.* 3-16 De Joakim natus est Jechonias, et Sedecias
-17 Filii Jechoniæ fuerunt, Asir, Salathiel
Esth. 2- 6 Quo Jechoniam regem Juda Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat
11- 4 De Jerusalem cum Jechonia rege Juda
Jerem. 22-24 Quia si fuerit Jechonias filius Joakim regis
- 28 Numquid vas fictile atque contritum vir iste Jechonias?
24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor rex Babylonis Jechoniam filium Joakim
27-20 Cum transferret Jechoniam filium Joakim
28- 4 Et Jechoniam filium Joakim regem Juda
29- 2 Postquam egressus est Jechonias rex
37- 1 Regnavit rex Sedecias filius Josiæ pro Jechonia filio Joakim
Baruc. 1- 3 Legit Baruch verba libri hujus ad aures Jechoniæ filii Joakim
- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor rex Babylonis Jechoniam
Matth. 1-11 Josias autem genuit Jechoniam, et fratres
-12 Jechonias genuit Salathiel

JECMAAM *et* JECMAAN.

Levites, filius quartus Jaath, qui est Hebron.

1 *Par.* 23-19 Filii Hebron... Jecmaam quartus
24-23 Jahaziel tertius, Jecmaan quartus

JECMAAM *et* JECMAAN.

Urbs Levitica in tribu Ephraïm.

3 *Reg.* 4-12 A Bethsan usque Abelmehula e regione Jecmaan
1 *Par.* 6-68 Jecmaam quoque cum suburbanis suis

JECNAM.

Nomen civitatis in tribu Zabulon, quæ data fuit Levitis familiæ Merari.

Josue. 21-34 Data est de tribu Zabulon, Jecnam

JECONAM.

Eadem est civitas atque Jecnam, quæ sumpta est e tribu Zabulon ut tribueretur Levitis filiis Merari.

Josue. 19-11 Usque ad torrentem qui est contra Jeconam

JECSAN.

Filius Abrahæ ex Cetura, paterque Saba et Dadan.

Gen 25- 2 Quæ peperit ei Zamran et Jecsan
- 3 Jecsan quoque genuit Saba, et Dadan
1 *Par.* 1-32 Filii a. Ceturæ... Zamran, Jecsan, Madan
Porro filii Jecsan: Saba, et Dadan

JECTAN.

Filius secundus Heber. Nati sunt Heber filii duo, Phaleg et Jectan; qui Jectan genuit tredecim filios, et facta est habitatio eorum de Messa pergentibus usque Sephar montem Orientalem. Porro sunt Sephar civitas metropolis et Sepharitæ populi in Arabia Felice.

Gen. 10-25 Et nomen fratris ejus Jectan
-26 Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph
-29 Omnes isti, filii Jectan
1 *Par.* 1-19 Et nomen fratris ejus Jectan
-20 Jectan autem genuit Elmodad
-23 Omnes isti filii Jectan

JECTEHEL.

Petra sive Castrum. Amasias rex Juda percussit Edom in valle Salinarum, decem millia virorum, et apprehendit Petram in prælio, vocavitque nomen ejus Jectehel. Eadem alibi repetuntur; Amasias abiit in vallem Salinarum, percussitque filiorum Seir decem millia, et alia decem millia ceperunt filii Juda, et adduxerunt ad præruptum cujusdam Petræ (Jectehel), præcipitaveruntque eos de summo in præceps. Vatablus vult de nomine ducis qui locum illum occupaverat, cognomen accepisse Jectehel. Denique quia Jectehel Obedientiam Dei significat, putant aliqui sic oppidum illud appellatum, quod in illud jura Mosis constituisset.

4 *Reg.* 14- 7 Vocavitque nomen ejus Jectehel

JECTHEL.

Urbs in parte tertia tribus Judæ sexta describitur, inter Masepha et Lachis.

Josue. 15-38 Delean, et Masepha, et Jecthel

JECUR.

Exod. 29-13 Sumes... et reticulum jecoris
-22 Tolles adipem... ac reticulum jecoris
Levit. 1- 8 Et cuncta quæ adhærent jecori
-12 Et omnia quæ adhærent jecori
3- 4 Et reticulum jecoris cum renunculis
-10 Reticulumque jecoris cum renunculis
-15 Et arvinam jecoris cum renunculis
4- 9 Et adipem jecoris cum renunculis
7- 4 Reticulumque jecoris cum renunculis
8-16 Reticulum jecoris, duosque renunculos
-25 Reticulumque jecoris, et duos renes
9-10 Renunculos, ac reticulum jecoris
-19 Renunculosque... et reticulum jecoris
Tobiæ. 6- 5 Et fel, et jecur repone tibi
-19 Incenso jecore piscis, fugabitur dæmonium
Tobiæ. 8- 2 Protulit de cassidili suo partem jecoris
Prov. 7-23 Donec transfigat sagitta jecur ejus
Thren. 2-11 Effusum est in terra jecur meum
Osee. 13- 8 Et dirumpam interiora jecoris eorum

JEDAIA I.

Anno mundi 3516. Primus nominatur inter sacerdotes, qui post reditum ex captivitate Babylonica primi habitaverunt in possessionibus et in urbibus suis. Idem alibi vocatur Jedei, nempe 1 *Par.* 24-7.

1 *Par.* 9-10 De sacerdotibus: Jedaïa, Joïarib

JEDAIA II.

Anno mundi 3600. filius Haromaph, qui sub Nehemia ædificavit domum suam contra domum Raphaiæ.

2 *Esdr.* 3-10 Juxta eum ædificavit Jedaïa filius Haromaph

JEDALA. *Civitas in tribu Zabulon.*

Josue. 19-15 Et Semeron, et Jedala, et Bethlehem

JEDDEL.

Nathinæus qui ascendit de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 7-58 Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel

JEDDO.

Filius Buz, et pater Jesesi in tribu Gad.

1 *Par.* 5-14 Filii Jesesi, filii Jeddo, filii Buz

JEDDOA.

Summus sacerdos, filius Jonathan, quem Josephus narrat obviam Alexandro Magno processisse. Antiq. 11, 7, 8.

2 *Esdr.* 12-11 Et Jonathan genuit Jeddoa
-22 Joïada, et Johanan, et Jeddoa

JEDDU.

Inter Israelitas qui duxerant uxores alienigenas numeratur, eamque postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-43 De filiis Nebo... Zabina, Jeddu, et Joel

JEDDUA.

Inter eos qui nomen suum subscripserunt ad roborandam promissionem fœderis novi, recensetur Jeddua.

2 *Esdr.* 10-21 Mesizabel, Sadoc, Jeddua

JEDEBOS.

Filius Etam in tribu Juda.

1 *Par.* 4- 3 Ista q. stirps Etam... Jesema, et Jedebos

JEDEI. *Vid.* JEDAIA.

1 *Par.* 24- 7 Exivit a. sors... secunda Jedeï

JEDIEL.

Fuit princeps familiæ in dimidia tribu Manasse, trans Jordanem, virque nominatissimus, potens et fortissimus, et magnam sibi fecerat gloriam in familia; reliquit autem Deum patrum suorum, et fornicatus est post deos populorum terræ quos abstulerat Dominus coram filiis Israel per manus ipsorum. Et suscitavit Deus Israel spiritum Phul regis Assyriorum et spiritum Thelgathphalnasar regis Assur, qui transtulit Ruben, et Gad et dimidiam tribum Manasse, et adduxit eos in Assyriam (anno mundi 3279, ante J. Ch. 775), unde non sunt reversi.

1 *Par.* 5-24 Hi fuerunt principes...Odoïa, et Jediel

JEDIHEL I.

Filius Samri, fraterque Joha. Inter fortissimos in exercitu David reperitur.

1 *Par.* 11-45 Jedihel filius Samri, et Joha frater ejus

JEDIHEL II.

Quando reversus est David in Siceleg, transfugit ad eum de Manasse, et præbuit illi auxilium adversus latrunculos Amalecitas; quæ historia fusius narratur in 1 Reg. cap. 29 et 30. Hæc porro gesta sunt anno mundi 2979, ante J. Ch. 1075.

1 *Par.* 12-20 Et Jedihel, et Michaël, et Ednas

JEDLAPH.

Filius septimus Nachor ex Melcha.

Gen. 22-22 Cased, et Azau, Pheldas quoque et Jedlaph

JEGAAL.

Filius secundus Semeïæ filii Secheniæ, de domo David.

1 *Par.* 3-22 Jegaal, et Baria, et Naaria, et Saphat

JEGBAA.

Nomen civitatis quam extruxerunt, id est, restaurarunt (nam prius extiterat) filii Gad, de qua mentio est in Scriptura, ut quando Gedeon, non longe a Jegbaa, percussit Madianitarum castra, et fugientes Zebee et Salmana interfecit.

Num. 32-35 Etroth, et Sophan, et Jazer, et Jegbaa

Judic. 8-11 Ad Orientalem partem Nobe et Jegbaa

JEGEDELIA.

Filius Hanan et homo Dei, id est, propheta.

Jerem. 35- 4 Hanan, filii Jegedeliæ hominis Dei

JEHEDEIA.

Levites, de familia Gerson filii Moysis.

1 *Par.* 24-20 De filiis Amram erat Subaël, et de filiis Subaël, Jehedeïa

JEHEZIEL.

Inter fortissimos in exercitu David reperitur.

1 *Par.* 12- 4 Jeremias, et Jeheziel, et Johanan

JEHIAS.

Dum arca fœderis Domini deduceretur de domo Obededom ad locum quem illi præparaverat David in Jerusalem, quatuor erant janitores, quorum duo priores, Barachias et Elcana, præcedebant; duo posteriores, Obededom et Jehias sequebantur; aut certe per vices fungebantur bini et bini officio janitorum, et curabant etiam in via ne quisquam prope accederet.

1 *Par.* 15-24 Obededom, et Jehias, erant janitores arcæ

JEHIEL I. *Princeps in tribu Ruben.*

1 *Par.* 5- 7 Habuerunt principes, Jehiel et Zachariam

JEHIEL II.

Princeps in tribu Benjamin; nomen uxoris ejus Maacha. In Gabaon commoratus est post reditum e captivitate.

1 *Par.* 9-35 Pater Gabaon, Jehiel, et nomen uxoris ejus

JEHIEL III.

Filius Hotham Arorites; inter fortissimos in exercitu David numeratur.

1 *Par.* 11-44 Et Jehiel filii Hotham Arorites

JEHIEL IV. *Janitor arcæ fœderis.*

1 *Par.* 15-18 Et Obededom, et Jehiel, janitores

-21 Obededom, et Jehiel... canebant epinicion

1 *Par.* 16- 5 Porro Jahiel, et Semiramoth, et Jehiel Jehiel super organa psalterii, et lyras

JEHIEL V. *Levites de filiis Asaph.*

2 *Par.* 20-14 Filii Banaïæ, filii Jehiel, filii Mathaniæ.

JEHIEL VI. *Scriba Oziæ.*

2 *Par.* 26-11 Sub manu Jehiel scribæ

JEHIEL VII. *Princeps Levitarum.*

2 *Par.* 35- 9 Hasabias, et Jehiel, et Jozabad

JEHIEL VIII. *De filiis Adonicam.*

1 *Esdr.* 8-13 Elipheleth, et Jehiel, et Samaïas

JEHIEL IX. *Filius Ælam.*

1 *Esdr.* 10- 2 Respondit Sechenias filius Jehiel de filiis Ælam, et dixit Esdræ

-26 Jehiel, et Abdi, et Jerimoth, et Elia

JEHIEL X. *De filiis Harim.*

1 *Esdr.* 10-21 Et Semeïa, et Jehiel, et Ozias

JEHIEL XI. *De filiis Nebo.*

1 *Esdr.* 10-43 De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias

JEHIELI.

Filius Ledan, filii Gersonni.

1 *Par.* 26-21 Ledan, et Gersonni, Jehieli

-22 Filii Jehieli : Zathan, et Joël fratres ejus

JEHU I.

Propheta, filius Hanani. Aiunt Hebræi non solum Jehu fuisse prophetam, sed patrem quoque ejus; et Abulens probabile putat hunc Hanani, qui hic memoratur, eumdem illum esse qui missus est ad Asam regem Juda arguendum minoris in Deum fiduciæ, 2 Paral. 16-7. Missus est Jehu a Deo ut prophetaret contra Baasa regem Israel, dicens : Pro eo quod exaltavi te de pulvere, et posui te ducem super populum meum Israël, tu autem ambulasti in via Jeroboam, et peccare fecisti populum meum Israël, ut me irritares in peccatis eorum : ecce, ego demetam posteriora Baasa, et posteriora domus ejus : et faciam domum tuam sicut domum Jeroboam filii Nabat. Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate, comedent eum canes; et qui mortuus fuerit ex eo in regione, comedent eum volucres cœli. *Iratus Baasa propter verba prophetæ, interfici eum jussit. Vulgata nostra habet :* Ob hanc causam occidit eum, hoc est, Jehu filium Hanani, prophetam; *sed distinctiones istæ*, hoc est, Jehu filium Hanani, prophetam, *non sunt in Hebræo, nec in LXX, nec in Chaldæo, nec in quibusdam manuscriptis Latinis et, si admittantur, dicendum est duos fuisse et filios Jehu et patres Hanani cognomines; nam 2 Paral. 19-2, quadraginta annis post mortem Baasa, Jehu filius Hanani occurrit Josaphat regi Juda, et eum arguit, quod impio Achab præstaret auxilium, et his qui Domino maledicebant amicitia jungeretur. Si autem supprimantur distinctiones, intelligi possunt hæc verba de Baasa;* ob hanc causam occidit eum, *id est, percussit eum (Baasam) Dominus propter ipsius prava opera. Scripserat Jehu librum qui non extat.*

3 *Reg.* 16- 1 Factus est a. sermo Domini ad Jehu filium Hanani contra Baasa

- 7 Cum a. in manu Jehu filii Hanani prophetæ Occidit eum, hoc est. Jehu filium Hanani

-12 Quod locutus fuerat ad Baasa in manu Jehu

2 *Par.* 19- 2 Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns

20-34 Scripta sunt in verbis Jehu filii Hanani

JEHU II.

Rex Israel, filius Josaphat filii Namsi. Non erat Jehu filius Namsi, sed nepos, ut patet ex 4 Reg. 9-2, ubi legimus : Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi, *quæ verba sunt Elisæi mittentis eum a quo ungendus erat Jehu. Jussus est Elias a Domino ungere Jehu regem Israel ad delendam domum Achab; attamen Jehu unctus est tantum post assumptionem Eliæ, id est, a discipulo Elisæi successoris Eliæ. Adolescens puer prophetæ ingressus in Ramoth Galaad, invenit Jehu in medio principum, cui ait :* Verbum mihi ad te, o princeps : *et ingressus cubiculum, fudit oleum super caput ejus, et ait :* Unxi te regem super populum Domini Israël, et percuties domum Achab *quam penitus delebis, et Jezabel comedent canes in agro Jezrahel, ubi ab ea occisus fuit Naboth, nec erit ullus qui sepeliat eam. Jehu autem egressus ad alios principes, omnia eis sciscitantibus narravit :* Quid venit insanus iste ad te? *Insanum enim vocant, quia prophetæ pro furiosis sæpe habiti sunt, eo quod insiliente in eos Spiritu Domini, sæpe sui compotes non viderentur. Insuper ex habitu et agendi modo ejus cognoverunt eum prophetam esse. Pseudo-prophetæ qui frequentes erant in aula regis Israel, reipsa insanos se gerebant; et aulici non distinguebant ab istis prophetas Domini, qui et ipsi insani habebantur, bonis hujus mundi renuntiantes, durum et asperum vitam agentes. Ubi vero didicerunt ex Jehu ipso verba prophetæ, divinitus excitati, festinaverunt et unusquisque tollens pallium suum posuerunt sub pedibus ejus, et quoddam solium aut tribunal conformarunt, in quo Jehu sedens rex salutaretur. Cecinerunt tuba, atque dixerunt :* Regnavit Jehu. *Jehu itaque simul cum principibus pactum iniit contra Joram ægrotantem in Jezrahel, quo et descenderat Ochozias rex Juda ad visitandum Joram. Joram filius Achab rex Israel et Ochozias egressi sunt in occursum Jehu qui tetendit arcum suum, et percussit Joram inter scapulas, et projectum est cadaver ejus in agrum Naboth. Ochozias quoque fugiens percussus est in ascensu Gaver, et mortuus est ibi, et sepultus est in sepulcro cum patribus suis in Civitate David. Venitque Jehu in Jezrahel, et levans oculos vidit ad fenestram Jezabel, matrem Joram quam præcipitari jussit, aspersusque est sanguine istius impiæ mulieris paries, et equorum ungulæ conculcaverunt eam, ejusque carnes comederunt canes. Postea Jehu interfici jussit septuaginta filios Joram, et pergens in Samariam invenit fratres quadraginta duos Ochoziæ regis Juda, qui comprehensi vivi jugulati sunt in cisterna. Deinde simulato sacrificio interfecit Jehu omnes sacerdotes Baal, dextruxitque templum Baal, et hoc eodem loco latrinas publicas collavit. Delevit itaque Jehu Baal de Israel. Porro Jehu non custodivit ut ambularet in lege Domini Dei Israel, in toto corde suo, nec dereliquit vitulos aureos qui erant in Bethel, et in Dan, nec recessit a peccatis Jeroboam. Mortuus est Jehu, et sepultus est in Samaria, regnavitque Joachaz filius ejus pro eo. Regnaverat Jehu super Israel viginti et octo annis in Samaria.*

3 *Reg.* 19-16 Jehu filium Namsi unges regem super Israël

-17 Et erit, quicumque fugerit gladium Hazaël, occidet eum Jehu : et quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet eum Eliseus

4 *Reg.* 9- 2 Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi

- 5 Dixitq. Jehu : Ad quem ex omnibus nobis?

-11 Jehu a. egressus est ad servos domini sui

-13 Cecinerunt tuba, atque dixerunt : Regnavit Jehu

-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat filii Namsi contra Joram

-15 Dixitque Jehu : Si placet vobis, nemo egrediatur

-17 Speculator... vidit globum Jehu venientis

-18 Dixitque Jehu : Quid tibi et paci? transi

-19 Et ait Jehu : Quid tibi et paci? transi

-20 Est a. incessus quasi incessus Jehu filii Namsi

-21 Egressique sunt in occursum Jehu

-22 Cumque vidisset Joram Jehu, dixit : Pax est, Jehu?

-24 Porro Jehu tetendit arcum manu

-25 Dixitque Jehu ad Badacer ducem : Tolle

-27 Persecutusque est eum (*Ochoziam*) Jehu

-30 Venitque Jehu in Jezrahel

-31 Ingredientem Jehu per portam

-32 Levavitq. Jehu faciem suam ad fenestram

-36 Et ait Jehu : Sermo Domini est

10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samar.

- 5 Miserunt ergo præpositi domus... ad Jehu

-11 Percussit igitur Jehu omnes qui reliqui erant

-18 Congregavit ergo Jehu omnem populum

-19 Porro Jehu faciebat hoc insidiose

-23 Ingressusq. Jehu, et Jonadab filius Rechab

-24 Jehu a. præparaverat sibi foris octoginta viros

-25 Præcepit Jehu militibus et ducibus suis

-28 Delevit itaque Jehu Baal de Israël

-30 Dixit a. Dom. ad Jehu : Quia studiose egisti

-31 Porro Jehu non custodivit ut ambularet in lege Domini Dei Israël

-34 Reliqua autem verborum Jehu, et universa quæ fecit

-35 Et dormivit Jehu cum patribus suis

4 Reg. 10-36 Dies a., quos regnavit Jehu super Israël
12- 1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas
13- 1 Regnavit Joachaz filius Jehu super Israël
14- 8 Ad Joas filium Joachaz, filii Jehu regis Isr.
15-12 Sermo Domini, quem locutus est ad Jehu
2 Par. 22- 7 Ut egrederetur cum eo adversum Jehu
- 8 Cum ergo everteret Jehu domum Achab
25-17 Misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu
Osee. 1- 4 Visitabo sanguinem Jezrahel super domum Jehu

JEHU III.

Filius Obed filii Ophlal, de domo Juda.

1 Par. 2-38 Obed genuit Jehu, Jehu genuit Azariam

JEHU IV.

Filius Josabiæ filii Saraïæ, de domo Simeon.

1 Par. 4-35 Et Jehu filius Josabiæ filii Saraïæ filii Asiel

JEHU V. *Princeps in exercitu David.*

1 Par. 12- 3 Baracha, et Jehu Anathotites

JEHUEL.

Filius Zara. Venit de captivitate Babylonis cum fratribus suis sexcentis et nonaginta viris.

1 Par. 9- 6 De filiis autem Zara : Jehuël, et fratres

JEHUS I.

Filius tertius quem genuit Esaü ex Oolibama, in terra Chanaan.

Gen. 36- 5 Oolibama genuit Jehus et Ihelon et Core
-14 Quos genuit ei, Jehus et Ihelon et Core
-18 Dux Jehus, dux Ihelon, dux Core
1 Par. 1-35 Filii Esaü : Eliphaz, Rahuël, Jehus, Ihelom

JEHUS II.

Filius Balan, nepos Benjamin filii Jacob.

1 Par. 7-10 Filii a. Balan : Jehus, et Benjamin, et Aod

JEHUS III.

Filius Saharaim quintus ex Hodes uxore ejus tertia, Moabitide.

1 Par. 8-10 Jehus quoque et Sechia, et Marma

JEHUS IV. *Filius secundus Esec, de domo Saül.*

1 Par. 8-39 Ulam primogenitus, et Jehus secundus

JEHUS V.

Filius primogenitus Roboam et Abihaïl filiæ Eliab filii Isai patris David.

2 Par. 11-19 Quæ peperit ei filios, Jehus, et Somoriam

JEJUNATIO.

Act. 14-22 Et cum... orassent cum jejunationibus
27-21 Et cum multa jejunatio fuisset

JEJUNIUM.

Num. 30-14 Ut per jejunium... affligat animam suam
2 Reg. 12-16 Jejunavit David jejunio, et ingressus seors.
3 Reg. 21- 9 Prædicate jejunium, et sedere facite Naboth
-12 Prædicaverunt jejunium, et sedere fecerunt
2 Par. 20- 3 Et prædicavit jejunium universo Juda
1 Esdr. 8-21 Et prædicavi ibi jejunium juxta fluvium
Tobiæ. 12- 8 Bona est oratio cum jejunio, et eleemosyna
Judith. 4- 8 Et humiliaverunt animas suas in jejuniis
-12 Si manentes permanseritis in jejuniis
6-20 Simul expleto jejunio refecerunt
Esth. 9-31 Susceperunt a se, et a semine suo, jejunia
14- 2 Et corpus suum humiliavit jejuniis
Psal. 34-13 Humiliabam in jejunio animam meam
68-11 Et operui in jejunio animam meam
108-24 Genua mea infirmata sunt a jejunio
Isai. 58- 3 In die jejunii vestri invenitur voluntas vest.
- 5 Numquid tale est jejunium quod elegi? Numquid istud vocabis jejunium?
- 6 Nonne hoc est magis jejunium, quod elegi?
Jerem. 36- 6 Audiente pop. in domo Dom. in die jejunii
- 9 Prædicaverunt jejunium in conspectu Dom.
Dan. 9- 3 Rogare et deprecari in jejuniis, sacco, et cin.
Joel. 1-14 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
2-12 Convertimini ad me... in jejunio, et in fletu
-15 Canite tuba in Sion, sanctificate jejunium
Jonæ. 3- 5 Prædicaverunt jejunium, et vestiti sunt saccis
Zach. 7- 5 Numquid jejunium jejunastis mihi?
8-19 Jejunium quarti, et jejunium quinti, et jejunium septimi, et jejunium decimi erit domui Juda in gaudium
1 Mac. 3-17 Et nos fatigati sumus jejunio hodie?
2 Mac. 13-12 Cum fletu et jejuniis, per triduum contin.
Matth. 17-20 Non ejicitur nisi per orationem, et jejunium
Marc. 9-28 Hoc genus in nullo potest exire, nisi in oratione, et jejunio
Luc. 2-37 Jejuniis et obsecrationibus serviens nocte
Act. 27- 9 Eo quod et jejunium jam præteriisset
2 Cor. 6- 5 In laboribus, in vigiliis, in jejuniis
11-27 In jejuniis multis, in frigore et nuditate

JEJUNO.

Judic. 20-26 Jejunaveruntq. die illo usque ad vesperam
1 Reg. 7- 6 Et jejunaverunt in die illa, atque dixerunt
31-13 Et jejunaverunt septem diebus
2 Reg. 1-12 Jejunaverunt usque ad vesperam super Saül
12-16 Jejunavit David jejunio, et ingressus seors.
-21 Cum adhuc viveret, jejunasti et flebas
-22 Dum adhuc viveret, jejunavi et flevi
-23 Nunc a. quia mortuus est, quare jejunem?
3 Reg. 21-27 Jejunavitque et dormivit in sacco
1 Par. 10-12 Et jejunaverunt septem diebus
1 Esdr. 8-23 Jejunavimus autem, et rogavimus Deum
2 Esdr. 1- 4 Jejunabam, et orabam ante faciem Dei cœli
Judith. 8- 6 Jejunabat omnibus diebus vitæ suæ
Esth. 4-16 Et ego cum ancillis meis similiter jejunabo
Eccli. 34-31 Sic homo qui jejunat in peccatis suis
Isai. 58- 3 Quare jejunavimus, et non aspexisti
- 4 Ecce ad lites et contentiones jejunatis
Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem
Jerem. 14-12 Cum jejunaverint, non exaudiam preces eor.
Baruc. 1- 5 Qui audientes plorabant, et jejunabant
Zach. 7- 5 Cum jejunaretis, et plangeretis in quinto
Numquid jejunium jejunastis mihi?
1 Mac. 3-47 Jejunaverunt illa die, et induerunt se ciliciis
Matth. 4- 2 Et cum jejunasset quadraginta diebus
6-16 Cum a. jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ
Ut appareant hominibus jejunantes
-17 Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum
-18 Ne videaris hominibus jejunans, sed Patri t.
9-14 Quare nos, et Pharisæi, jejunamus frequenter : Discipuli aut. tui non jejunant?
-15 Cum auferetur ab eis sponsus : et tunc jejunabunt
Marc. 2-18 Erant discip. Joannis et Pharisæi jejunantes
Quare discipuli Joannis, et Pharisæorum, jejunant, tui a. Discipuli non jejunant?
-19 Numquid possunt filii nuptiarum, quandiu sponsus cum illis est, jejunare?
-20 Et tunc jejunabunt in illis diebus
Luc. 5-33 Quare discipuli Joannis jejunant frequenter
-34 Numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare?
-35 Tunc jejunabunt in illis diebus
18-12 Jejuno bis in sabbato : decimas do omnium
Act. 13- 2 Et jejunantibus, dixit illis Spiritus sanctus
- 3 Tunc jejunantes, et orantes... dimiserunt illos

JEJUNUS.

Tobiæ. 2- 3 Relinquens prandium, jejunus pervenit ad corpus
Matth. 15-32 Dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant
Marc. 8- 3 Si dimisero eos jejunos in domum suam
Act. 27-33 Hodie expectantes jejuni permanetis

JEMAI.

Filius quartus Thola filii Issachar.

1 Par. 7- 2 Filii Thola : Ozi, et Raphaïa, et Jeriel, et Jemaï

JEMINEUS.

2 Reg. 20- 1 Seba, filius Bochri, vir Jemineus

JEMINI.

Benjamin is est pater Gera, patris Aod. Sumitur etiam pro loco et pro tribu Benjamin, de filiis Jemini enim significat : De filiis Benjamin. *Nam de voce Benjamin aliquando tollitur prima syllaba* Ben, *hoc est, filius, et remanet* Jamin, *vel* Jemini, *quod dexteram significat, et pro Benjamin accipitur.*

Judic. 3-15 Aod, filium Gera, filii Jemini
19-16 Homines a. regionis illius erant filii Jemini
1 Reg. 9- 1 Filii Aphia, filii viri Jemini, fortis robore
- 4 Et per terram Jemini, et minime repererunt
-21 Numquid non filius Jemini ego sum?
22- 7 Audite nunc, filii Jemini
2 Reg. 16-11 Quanto magis nunc filius Jemini
19-16 Semeï filius Gera filii Jemini
3 Reg. 2- 8 Semeï filium Gera filii Jemini de Bahurim
1 Par. 27-12 Abiezer Anathothites de filiis Jemini
Esth. 2- 5 Filii Semeï, filii Cis, de stirpe Jemini
Psal. 7- 1 Psalmus David, quem cantavit Domino pro verbis Chusi filii Jemini

JEMLA.

Anno mundi 3138. Pater Michææ prophetæ, in regno Josaphat regis Juda et Achab regis Israel.

3 Reg. 22- 8 Non prophetat mihi bonum, sed malum, Michæas filius Jemla
- 9 Festina, adduc Michæam filium Jemla
2 Par. 18- 7 Est autem Michæas filius Jemla
- 8 Dixit ei : Voca cito Michæam filium Jemla

JEMLECH.

Nomen principis cujusdam.

1 Par. 4-34 Mosobab quoque et Jemlech, et Josa

JEMNA I *vel* **JAMNE.**

Filius primogenitus Aser filii Jacob, et princeps familiæ Jemnaïtarum.

Gen. 46-17 Filii Aser : Jamne et Jesua et Jessui
Num. 26-44 Jemna, a quo familia Jemnaïtarum
1 Par. 7-30 Filii Aser : Jemna, et Jesua, et Jessui

JEMNA II.

Filius secundus Helem, de stirpe Aser.

1 Par. 7-35 Filii a. Helem... Supha, et Jemna, et Selles

JEMNA III.

Levites, pater Core in regno Ezechiæ.

2 Par. 31-14 Core vero filius Jemna Levites et janitor

JEMNAITÆ.

Num. 26-44 Jemna, a quo familia Jemnaïtarum

JEPHDAIA.

Filius primogenitus Sesac, de stirpe Benjamin.

1 Par. 8-25 Et Jephdaïa, et Phanuël, filii Sesac

JEPHLAT.

Filius primogenitus Heber filii Barie filii Aser filii Jacob.

1 Par. 7-32 Heber a. genuit Jephlat, et Somer
-33 Filii Jephlat : Phosech, et Chamal, et Asoth : hi filii Jephlat

JEPHLETI.

Locus vel civitas in termino tribus Ephraïm contra tribum Benjamin, inter Archiataroth et Bethoron inferiorem.

Josue. 16- 3 Descendit... juxta terminum Jephleti

JEPHONE I.

Pater Caleb, de tribu Juda.

Num. 13- 7 De tribu Juda, Caleb filium Jephone
14- 6 Josue filius Nun, et Caleb filius Jephone
-30 Præter Caleb filium Jephone, et Josue
-38 Josue a. filius Nun, et Caleb filius Jephone
26-65 Nisi Caleb filius Jephone, et Josue filius Nun
32-12 Præter Caleb filium Jephone Cenezæum
34-19 De tribu Juda, Caleb filius Jephone
Deut. 1-36 Præter Caleb filium Jephone
Josue. 14- 6 Locutusq. est ad eum Caleb filius Jephone
-14 Ex eo fuit Hebron Caleb filio Jephone
15-13 Caleb vero filio Jephone dedit partem
21-12 Villas ejus dederat Caleb filio Jephone
1 Par. 4-15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir et Ela
6-56 Agros autem civitatis, et villas, Caleb filio Jephone

JEPHONE II.

Filius Jether, in tribu Aser.

1 Par. 7-38 Filii Jether : Jephone, et Phaspha, et Ara

JEPHTAHEL *et* **JEPHTHAEL.**

Nomen vallis, terminus tribus Zabulon et Aser.

Josue. 19-14 Suntque egressus ejus vallis Jephtahel
-27 Pertransit usque Zabulon et vallem Jephthaël

JEPHTE *vel* **JEPHTHE.**

Filius Galaad ex muliere meretrice. Habuit autem postea pater ejus uxorem legitimam, de qua suscepit filios, qui mortuo patre ut probabiliter credi potest, ejecerunt Jephte de domo paterna, non vi manuque privata, sed publica; hoc enim ipsemet significat ut quando missis e communi gentis consilio ad se legatis ait : Nonne vos estis qui odistis me, et ejecistis de domo patris mei? *Nolebant fratres eum hæreditati paternæ participare, quia natus erat de muliere meretrice; quos ille fugiens atque devitans, habitavit in terra Tob quæ secundum Abulensem et Josephum Galaaditidis pars; congregatique sunt ad eum viri inopes et latrocinantes, et eum ducem secuti sunt. In illis diebus pugnabant filii Ammon contra filios Israel, et valde premebant eos. Perrexerunt majores natu de Galaad ut*

tollerent in auxilium sui Jephte de terra Tob, rogantes ut dux exercitus et populi Judex esse vellet. Abiit Jephte cum principibus Galaad, fecitque eum omnis populus principem sui. Quibus exposuit Jephte coram Domino consilia sua de bello contra Ammonitas. Deinde non accepta satisfactione de rege Ammonitarum egressus est Jephte contra eos, et votum vovit Domino dicens : Si tradideris filios Ammon in manus meas, quicumque primus fuerit egressus de foribus domus meæ, mihique occurrerit revertenti in pace a filiis Ammon, eum holocaustum offeram Domino : *Quasi dixisset : Ego quidem nunc aperio os meum ad Deum secreto, voveoque me ipsi immolaturum, qui primus e domo mea mihi occurrerit. Cæterum Deo curæ erit parare hostiam servi sui triumpho convenientem. Nec dubium quin Jephte humanam victimam voverit ; speravit tamen Deum aliam substituturum, ea videlicet providentia, qua hujus generis hostiæ arietem alias subrogaverat. Revertente autem Jephte in Maspha debellatis Ammonitis, occurrit ei filia sua cum tympanis et choris. Ex prisco more gentis agebat filia Jephte. Solebant nimirum Hebræi relatus noviter victorias cum apparatu et musico concentu celebrare. Sic olim Maria sorore Moysis præcinente reliquæ fœminæ triumphale carmen Deo cantarunt ob victoriam ab eodem concessam diffisso pelago et submersis cum Pharaone Ægyptiis. Similiter post Jephte tempora, Davidi et Saüli ex prælio revertentibus, in quo Goliath interfectus fuit victique Philisthæi, virgines occurrerunt cum tympanis et choris, ludentes atque cantantes :* Percussit Saül mille et David decem millia. *Similiter aliis in locis. Cum vidisset Jepthe filiam suam, scidit vestimenta, et ait :* Heu me, filia mea, decepisti me, et ipsa decepta es. *Id est : Eram nuper elatus ea victoria quam reportaveram, tu vero depressisti me, imo penitus perdidisti; actum est de posteritate mea, retractare enim minime possum, nec habeo alios liberos, et cum ex te gaudium mihi pollicerer, mœroris occasionem nactus sum. Decepta es etiam tu, quia cum crederis te patri honorem choris æqualium virginum allaturam, ex meo voto mortis victima facta es. Petiit tantum puella ut sibi concederentur duo menses, ut iret in montana, et virginitatem suam cum sodalibus suis plangeret. Duobus expletis mensibus, reversa est ad patrem, et fecit ei sicut voverat quæ ignorabat virum. Exinde mos increbuit in Israel, et consuetudo servata est ut post anni curriculum convenirent in unum filiæ Israel et plangerent filiam Jephte Galaaditæ diebus quatuor. Jephte filiam suam in holocaustum obtulisse sentiunt veteres fere omnes, Tertullianus, Ambrosius, Augustinus, Ephræm Syrus, Nazianzenus, Hieronymus, Chrysostomus, Epiphanius, et alii multi. Nonnulli autem et graves quidem putant eam non fuisse immolatam, sed perpetuo reclusam; nam homines non sacrificabantur Domino, nec id Deus vult, imo et Deus vetat ex Deut. 12-29 et 31, et ex Jerem. 7-31. Juxta hanc ultimam sententiam, dicavit filiam suam Jephte cultui divino, quæ perpetuam servavit virginitatem, innuptaque permansit. Post victoriam a Jephte de Ammonitis relatam, adversus illum orta est seditio in Ephraim quod illos ad prælium contra Ammonitas non vocavisset ; tumultuantibus Ephrathæis, ejusque domum incendere parantibus, ad arma utrinque procurritur. Prælio commisso Ephrathæi a Galaaditis duce Jephte cæduntur, quorum multi ad vada Jordanis per quæ filii Ephraim reversuri erant, interfecti sunt, non valentes Ephraimitæ hanc vocem* Schibboleth *pronuntiare per* s *et* c, *id est, per* scin ; *sed pronuntiantes tantum per* s, *id est, per* Samech, *et dicentes* Sibboleth , *ex quo agnoscebantur esse de Ephraïm et non de Galaad, et ceciderunt in illo tempore de Ephraim quadraginta duo millia. Judicavit Jephte Galaadites Israel sex annis, et mortuus est, ac sepultus in civitate sua Galaad, id est, in Maspha, quæ erat in regione Galaaditide. Sanctus Paulus recenset Jephte in numero sanctorum qui per fidem vicerunt regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissiones, etc., etc. Successit ei Abesan qui populum Israel annis septem judicavit.*

Judic. 11- 1 Fuit illo tempore Jephte Galaadites
- 2 Qui postquam creverant, ejecerunt Jephte, dicentes
- 5 Ut tollerent in auxilium sui Jephte
- 8 Dixeruntque principes Galaad ad Jephte
- 9 Jephte quoque dixit eis : Si vere venistis
-11 Abiit itaque Jephte cum principibus Galaad
Locutusque est Jephte omnes sermones
-14 Per quos rursum mandavit Jephte
-15 Hæc dicit Jephte : Non tulit Israël terram Moab
-28 Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon verbis Jephte
-29 Factus est ergo super Jephte Spiritus Do.
-32 Transivitque Jephte ad filios Ammon
-34 Revertente autem Jephte in Maspha
-40 Et plangant filiam Jephte Galaaditæ
12- 1 Dixerunt ad Jephte : Quare vadens ad pugnam
- 7 Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël
1 Reg. 12-11 Misit Dom... Badan, et Jephte, et Samuël
Hebr. 11-32 De Gedeon, Barac, Samson, Jephte, David

JEPHTHA.

Civitas quæ in sortem tribus Judæ cessit.

Josue. 15-43 Jephtha, et Esna, et Nesib

JERAA.

Servus Ægyptius Sesan filii Jesi filii Aphaim. Sesan non habuit filios, sed filias ; deditque filiam suam Oholai uxorem servo suo Ægyptio, qui genuit ex ea virum nomine Ethei.

1 Par. 2-34 Et servum Ægyptium nomine Jeraa

JERAMEEL I.

Filius primogenitus Hesron filii Phares filii Juda ex Thamar. Jerameel iste sex filios habuit : Ram, Buna, Aram, Asom, Achia et Onam.

1 Par. 2- 9 Filii autem Hesron qui nati sunt ei : Jerameel, et Ram
-25 Nati s. a. filii. Jerameel primogeniti Hesron
-26 Duxit quoque uxorem alteram Jerameel
-27 Sed et filii Ram primogeniti Jerameel
-33 Isti fuerunt filii Jerameel
-42 Filii autem Caleb fratris Jerameel : Mesa

JERAMEEL II. *Filius Cis, de stirpe Levi.*

1 Par. 24-29 Filius vero Cis, Jerameel

JERAMEEL.

Est regio ultra Judæam ad Arabiam. Nomen accepit a Jerameel filio Hesron. Hanc in regionem dicebat David Achis regi Geth se incursiones facere ; irruebat autem apud Philisthinos.

1 Reg. 27-10 Contra Meridiem Jerameel, et contra...
30-29 Et qui in urbibus Jerameel

JERCAAM.

Filius Raham, e stirpe Caleb : secundum autem Hebræum commentatorem, civitas est quæ, sorte missa, tribui Dan contigit.

1 Par. 2-44 Samma autem genuit Raham, patrem Jercaam

JEREMIAS I.

Qui vocatur Jeremias de Lobna, in tribu Juda, pater Amital quæ fuit mater Sedeciæ regis Juda.

4 Reg 23-31 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ, de Lobna
24-18 Nomen matris ejus erat Amital, filia Jeremiæ, de Lobna
Jerem. 52- 1 Amital, filia Jeremiæ, de Lobna

JEREMIAS II.

Princeps familiæ in dimidia tribu Manasse trans Jordanem.

1 Par. 5-24 Hi fuerunt principes... Ezriel, et Jeremia

JEREMIAS III *et* IV.

Duo numerantur inter triginta fortissimos viros in exercitu David.

1 Par. 12- 4 Jeremias, et Jeheziel, et Johanan
-10 Masmana quartus, Jeremias quintus
-13 Jeremias decimus, Machbanai undecimus

JEREMIAS V.

Unus e sacerdotibus, qui ascenderunt e captivitate Babylonis cum Zorobabel, et signaverunt fœdus novum cum Domino.

2 Esdr. 12- 1 Saraïa, Jeremias, Esdras

JEREMIAS VI. *Rechabita, pater Jezoniæ.*

Jerem. 35- 3 Assumpsi Jezoniam filium Jeremiæ

JEREMIAS VII.

Filius Helciæ, e familia sacerdotali, quæ manebat in viculo Anathoth, urbe Levitica et confugii in tribu Benjamin. Nomen ejus interpretatur, Celsitudo Domini, vel Sublimitas Domini, aut Exaltans Dominum, vel etiam Excelsus Domino, quæ huic viro Dei apprime conveniunt, qui ex utero matris sanctificatus, id est, ad publicum prophetæ munus destinatus, ut explicant D. Augustinus, Ep. 57, et D. Hieronymus hoc loco; vel etiam significatur Jeremiam in utero matris fuisse sanctificatum, deleto peccato originali, et infusa gratia sanctificante, sacerdotem etiam et doctorem extitisse. Adhuc puer, hoc est, anno ætatis circiter quinto decimo, ut putat sanctus Hieronymus, munus propheticum, quod eadem qua Moyses verecundia detrectaverat, a Deo jussus obire cœpit. Versatur autem ejus Prophetia in acerbissimis reprehensionibus suorum temporum, in increpationibus et lamentis. Deinde vero in consolationibus Ecclesiæ graviter afflictæ, quam promissionibus amplissimis de regno Christi, gentibus in Ecclesiam inducendis, ac multiplici gratia Novi Testamenti reficit et erigit. Scripsit stylo, qui, quantum in verbis simplex videtur et facilis, tantum in majestate sensuum profundus est, *ait sanctus Hieronymus. Scribam habuit Baruch, qui cum prophetias diversis temporibus editus colligeret, ordinem temporum neglexit, ut legenti patebit. Apud Græcos interpretes, sæpe alius est ordo capitum, quam in Hebræo vel Latino. Caput quinquagesimum secundum non videtur R. Patri Calmet, Jeremiæ esse, sed duorum ultimorum 4 Reg. libri capitum summarium, ab Esdra fortasse, ut clarissimo Huetio placet, additum. Jeremias cum esset adhuc puer, ut jam diximus, prophetare cœpit anno decimo tertio Josiæ filii Amon regis Judæ, anno mundi 3410, Romæ 110, ante J. Ch. 644. Prophetavitque in imperio ejus annis decem et novem; et postea sub Joacim filio ejus annis undecim; et sub Sedecia, qui ultimus fuit regum Juda, annis undecim, usque ad quintum mensem, quando a Babyloniis capta est Jerusalem. Joachaz vero et Jechoniæ terni menses* (*quorum alter in Ægyptum; alter cum matre ductus est in Babylonem*) *in supradictis annis computantur : per hoc ab exordio prophetiæ suæ usque ad captivitatem Jerusalem, in qua et ipse captus est, prophetavit annis quadraginta et uno, præter illud tempus quando ductus est in Ægyptum cum reliquiis Judæ quæ illuc contra verbum Domini se receperant, metuentes ne rursus rex Babylonis Judam invaderet, et illius miseras reliquias perderet propter cædem Godoliæ et Chaldæorum qui cum illo erant. Jeremias munus suum constanter obiit. Vir plane magnus et fortis, qui nec minis, nec carceribus deterreri potuit quominus veritatem regi et populo libere et constanter aperiret; qui catenis et miseriis obrutus, expressa Christi patientis effigies et figura extitit : quique post incensam urbem a Chaldæis bene habitus, cum pauperioribus ad patriam eversam redire maluit. Contra Tertullianus, Hieronymus, et alii plerique, in Ægypto quo abductus fuerat a reliquiis populi, mortuum censent, et quidem lapidibus obrutum. « Jeremias, patria Anathothites, » Taphnis Ægypti urbe a populo lapidibus op- » pressus interiit, » inquit sanctus Ephræm Syrus. Virginem tota vita permansisse docent sanctus Ignatius et sanctus Hieronymus, quod colligitur ex cap. 16, vers. 2 :* Non accipies uxorem, et non erunt tibi filii et filiæ *in Judæa. Post mortem apparuit Judæ Machabæo,* ætate et gloria mirabilis et magni decoris habitudine, *ut est 2 Machab. 15-13. De quo ibidem sanctus Onias etiam eidem apparens ait :* Hic est fratrum amator et populi Israël ; hic est qui multum orat pro populo, et universa sancta civitate, Jeremias propheta Dei. *Græci Latinique festivitatem ejus celebrant die Maii prima, et ex Martyrologio Usuardi discimus Jeremiam lapidibus fuisse obrutum a concivibus in Taphnis Ægypti et a Baruch scriba sepultum.*

2 Par. 35-25 Jeremias maxime : cujus omnes cantores
36-12 Nec erubuit faciem Jeremiæ prophetæ

2 *Par.* 36-21 Sermo Domini ex ore Jeremiæ
-22 Quem locutus fuerat per os Jeremiæ
1 *Esdr.* 1- 1 Verbum Domini ex ore Jeremiæ
Psal. 64- 1 Canticum Jeremiæ et Ezechielis populo
Eccli. 49- 8 Desertas fecerunt vias ipsius in manu Jeremiæ
Jerem. 1- 1 Verba Jeremiæ filii Helciæ, de sacerdotibus
-11 Quid tu vides, Jeremia? Et dixi: Virgam
7- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
11- 1 Verbum, quod factum est a Domino ad Jeremiam
14- 1 Quod factum est verbum Domini ad Jeremiam de sermonibus siccitatis
18- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-18 Venite, et cogitemus contra Jeremiam
19-14 Venit autem Jeremias de Topheth
20- 1 Audivit Phassur.. Jeremiam prophetantem
- 2 Et percussit Phassur Jeremiam prophetam
- 3 Eduxit Phassur Jeremiam de nervo
Dixit ad eum Jeremias: Non Phassur vocavit
21- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 3 Et dixit Jeremias ad eos: Sic dicetis Sedeciæ
24- 3 Quid tu vides, Jeremia? Et dixi: Ficus
25- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 2 Quod locutus est Jeremias propheta
-13 Quæcumque prophetavit Jeremias
26- 7 Jeremiam loquentem verba hæc in domo Domini
- 8 Cumque complesset Jeremias, loquens om.
- 9 Congregatus est omnis populus adversus Jeremiam
-12 Et ait Jeremias ad omnes principes
-20 Prophetavit... juxta omnia verba Jeremiæ
-24 Manus Ahicam filii Saph. fuit cum Jeremia
27- 1 Factum est verbum istud ad Jeremiam a Domino
28- 5 Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam
- 6 Et ait Jeremias propheta: Amen
-10 Tulit Hananias propheta catenam de collo Jeremiæ prophetæ
-12 Et abiit Jeremias propheta in viam suam
Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
Postquam confregit... catenam de collo Jeremiæ
-15 Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam
29- 1 Hæc sunt verba libri, quem misit Jeremias
-27 Et nunc quare non increpasti Jeremiam
-29 Legit ergo... in auribus Jeremiæ prophetæ
-30 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
30- 1 Hoc verbum, quod factum est ad Jeremiam
32- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 2 Et Jeremias propheta erat clausus in atrio
- 6 Et dixit Jeremias: Factum est verbum Do.
-26 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
33- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-19 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-23 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
34- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 6 Locutus est Jeremias propheta ad Sedeciam
- 8 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
35- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-18 Domui a. Rechabitarum dixit Jeremias
36- 1 Factum est verbum hoc ad Jeremiam
- 4 Vocavit ergo Jeremias Baruch filium Neriæ
Et scripsit Baruch ex ore Jeremiæ, omnes sermones
- 5 Et præcepit Jeremias Baruch, dicens
- 8 Quæ præceperat ei Jeremias propheta
-10 Legitque Baruch ex volumine sermones Jeremiæ
-19 Vade, et abscondere, tu et Jeremias
-26 Ut comprehenderent Baruch scribam, et Jeremiam prophetam
-27 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
Quos scripserat Baruch ex ore Jeremiæ
-32 Jeremias autem tulit volumen aliud
Qui scripsit in eo ex ore Jeremiæ omnes sermones libri
37- 2 Quæ locutus est in manu Jeremiæ prophetæ
- 3 Et misit rex Sedecias.. ad Jeremiam proph.
- 4 Jeremias autem libere ambulabat in medio
- 5 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-11 Egressus est Jeremias de Jerusalem ut iret
-12 Apprehendit Jeremiam prophetam, dicens
-13 Respondit Jeremias: Falsum est, non fugio
Sed comprehendit Jerias Jeremiam
-14 Quam ob rem irati principes contra Jeremiam
-15 Ingressus est Jeremias in domum laci
Et sedit ibi Jeremias diebus multis
-16 Putas-ne est sermo a Domino? Et dixit Jeremias: Est
-17 Et dixit Jeremias ad regem Sedeciam

Jerem. 37-20 Ut traderetur Jeremias in vestibulo carceris
Et mansit Jeremias in vestibulo carceris
38- 1 Sermones quos Jeremias loquebatur
- 6 Tulerunt ergo Jeremiam, et projecerunt
Et submiserunt Jeremiam funibus in lacum
Descendit itaque Jeremias in cœnum
- 7 Quod misissent Jeremiam in lacum
- 9 Quæcumque perpetrarunt contra Jeremiam
-10 Et leva Jeremiam prophetam de lacu
-11 Et submisit ea ad Jeremiam in lacum per funiculos
-12 Dixitque Abimelech Æthiops ad Jeremiam
Fecit ergo Jeremias sic
-13 Et extraxerunt Jeremiam funibus
Mansit aut. Jeremias in vestibulo carceris
-14 Tulit ad se Jeremiam prophetam ad ostium
Et dixit rex ad Jeremiam: Interrogo ego te
-15 Dixit autem Jeremias ad Sedeciam
-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
-17 Et dixit Jeremias ad Sedeciam: Hæc dicit
-19 Et dixit rex Sedecias ad Jeremiam
-20 Respondit autem Jeremias: Non te tradent
-24 Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam
-27 Venerunt ergo omn. principes ad Jeremiam
-28 Mansit vero Jeremias in vestibulo carceris
39-11 Præceperat a... rex Babylonis de Jeremia
-14 Et tulerunt Jeremiam de vestibulo carceris
-15 Ad Jeremiam a. factus fuerat sermo Dom.
40- 1 Sermo, qui factus est ad Jeremiam a Dom.
- 2 Tollens ergo princeps militiæ Jeremiam
- 6 Venit autem Jeremias ad Godoliam
42- 2 Dixeruntque ad Jeremiam prophetam
- 4 Dixit a. ad eos Jeremias propheta: Audivi
- 5 Et illi dixerunt ad Jeremiam: Sit Dominus
- 7 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
43- 1 Cum complesset Jeremias loquens ad pop.
- 2 Omnes viri superbi, dicentes ad Jeremiam
- 6 Et Jeremiam prophetam, et Baruch filium Neriæ
- 8 Et factus est sermo Domini ad Jeremiam
44- 1 Verbum, quod factum est per Jeremiam
-15 Responderunt autem Jeremiæ omnes viri
-20 Et dixit Jeremias ad omnem populum
-24 Dixit autem Jeremias ad omnem populum
45- 1 Verbum, quod locutus est Jeremias proph.
Cum scripsisset verba hæc in libro ex ore Jeremiæ
46- 1 Quod factum est verbum Do. ad Jeremiam
-13 Quod locutus est Dominus ad Jeremiam
47- 1 Quod factum est verbum Do. ad Jeremiam
49-34 Quod factum est verbum Do. ad Jeremiam
50- 1 In manu Jeremiæ prophetæ
51-59 Verbum, quod præcepit Jeremias proph.
-60 Et scripsit Jeremias omne malum
-61 Et dixit Jeremias ad Saraïam: Cum veneris
-64 Et dissolvetur. Huc usque verba Jeremiæ
Præf. Thren. Sedit Jeremias propheta flens, et planxit
Baruc. 6- 1 Exemplar epistolæ, quam misit Jeremias
Dan. 9- 2 De quo factus est sermo Dom. ad Jeremiam
2 *Mac.* 2- 1 Invenitur a. in descriptionibus Jeremiæ
- 5 Et veniens ibi Jeremias invenit locum speluncæ
- 7 Ut autem cognovit Jeremias, culpans illos
15-14 Jeremias propheta Dei
-15 Extendisse a. Jeremiam dextram, et dedisse
Matth. 2-17 Quod dictum est per Jeremiam prophetam
16-14 Alii autem Eliam, alii vero Jeremiam
27- 9 Quod dictum est per Jeremiam prophetam

JEREMIEL.

Filius Amelech. A Joakim rege Juda jussus est comprehendere Jeremiam et Baruch scribam. Jam autem se absconderant, et fecit Dominus ne a quærentibus inveniri possent.

Jerem. 36-26 Præcepit rex Jeremiel filio Amelech

JERIA. *Hebronitarum princeps.*

1 *Par.* 26-31 Hebronitarum autem princeps fuit Jeria

JERIAS.

Filius Selemiæ filii Hananiæ pseudo-prophetæ. Apprehendit Jeremiam prophetam, et adduxit eum ad principes, quia videbatur Jeremias profugere ad Chaldæos. Jerias nepos Hananiæ, cui mortem intentavit Jeremias, cap. 28-16, ut mortem avi vindicaret, Jeremiæ infensus eum comprehendit.

Jerem. 37-12 Erat ibi custos portæ per vices, nomine Jerias, filius Selemiæ
-13 Sed comprehendit Jerias Jeremiam

JERIAU.

Filius primogenitus Hebron, qui tertius erat filiorum Caath.

1 *Par.* 23-19 Filii Hebron: Jeriaü primus
1 *Par.* 24-23 Filiusque ejus Jeriaü primus

JERIBAI.

Filius Elnaem, et inter viros fortissimos numeratur in exercitu David.

1 *Par.* 11-46 Jeribaï et Josaïa filii Elnaëm

JERICHO.

Civitas opulentissima in tribu Benjamin, ab Jerosolymis centum et quinquaginta, et a Jordane sexaginta distans stadiis; notissima in Veteri Testamento, 1° quod Josue duce Jordanem transgressi, credentes si septem diebus cum arca Domini et tubis sacerdotalibus eam cingerent, muros ejus firmissimos ruituros et urbem esse capiendam, ita fecerint Israelitæ, et urbs capta atque diruta fuerit; 2° quod invito anathemate eam reædificaverit Hiel de Bethel in diebus Achab; 3° quod dicta sit civitas Palmarum, quia palmetis abundabat. In Novo etiam Testamento notissima est, tum ob duos cæcos secus viam sedentes, ipsumque transeuntem Jesum invocantes, quorum misertus oculos tetigit et aperuit; tum ob viatorem a latronibus vulneratum; tum ob Zachæum publicanorum principem, quem ex arbore Christus evocavit, cujusque domum, in Jericho sitam, intravit ut salutem faceret. Porro hanc Jericho, quam reædificaverat Hiel de Bethel ex tribu Ephraim, Dominus noster atque Salvator sua præsentia illustrare haud aspernatus est. Sed ipsa etiam tempore quo Jerusalem oppugnabatur a Romanis, propter perfidiam civium capta atque destructa est. Tertium denique ædificata, usque ad hodiernum diem permanet, et ostenduntur utriusque præcedentis vestigia adhuc superstantia. Rosa regina florum et veris purpura, odoris suavissimi et ad medicamenta utilis, in Jericho pulchrior provenit quam in aliis Judææ partibus; ideo dicitur, Eccli. 24-18: Quasi plantatio rosæ in Jericho.

Num. 22- 1 Ubi trans Jordanem Jericho sita est
26- 3 In campestribus Moab super Jordanem contra Jericho
-63 In campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho
31-12 In campestribus Moab juxta Jordanem contra Jericho
33-48 Ad campestria Moab, supra Jordanem contra Jericho
34-15 Trans Jordanem contra Jericho
35- 1 In campestribus Moab supra Jordanem, contra Jericho
36-13 In campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho
Deut. 32-49 Nebo, qui est in terra Moab contra Jericho
34- 1 In verticem Phasga contra Jericho
- 3 Campi Jericho civitatis Palmarum
Josue. 2- 1 Considerate terram, urbemque Jericho
- 2 Nuntiatumque est regi Jericho, et dictum
- 3 Misitque rex Jericho ad Rahab dicens
4-13 Incedebant per plana atque campestria urbis Jericho
-19 Contra Orientalem plagam urbis Jericho
5-10 Fecerunt Phase... in campestribus Jericho
-13 Cum a. esset Josue in agro urbis Jericho
6- 1 Jericho autem clausa erat atque munita
- 2 Ecce dedi in manu tua Jericho, et regem
-25 Quos miserat ut explorarent Jericho
-26 Maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et ædificaverit civitatem Jericho
7- 2 Cumque mitteret Josue de Jericho viros contra Haï
8- 2 Sicut fecisti Jericho, et regi illius
9- 3 Audientes cuncta quæ fecerat Josue Jericho
10- 1 Sicut enim fecerat Jericho et regi ejus
-28 Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho
-30 Sicut fecerant regi Jericho
12- 9 Rex Jericho unus: rex Haï, quæ est ex latere
13-32 Trans Jordanem contra Jericho ad Orient.
16- 1 Ab Jordane contra Jericho et aquas ejus ab Oriente: solitudo quæ ascendit de Jericho ad montem Bethel
- 7 Pervenit in Jericho, egrediturque ad Jord.
18-12 Pergens juxta latus Jericho Septentrionalis
-21 Fueruntque civitates ejus Jericho et Beth.
20- 8 Contra Orientalem plagam Jericho
21-36 Ultra Jordanem contra Jericho
24-11 Transistisq. Jordanem et venistis ad Jericho
2 *Reg.* 10- 5 Manete in Jericho, donec crescat barba
3 *Reg.* 16-34 Ædificavit Hiel de Bethel, Jericho
4 *Reg.* 2- 4 Sede hic, quia Dom. misit me in Jericho
Cumque venissent Jericho
- 5 Accesserunt filii proph. qui erant in Jericho

4 Reg. 2-15 Videntes a. filii prophet. qui erant in Jericho
-18 At ille habitabat in Jericho, et dixit eis
25- 5 Comprehenditque eum in planitie Jericho
1 Par. 6-78 Trans Jordanem quoque ex adverso Jericho
19- 5 Et præcepit ut manerent in Jericho
2 Par. 28-15 Adduxerunt Jericho civitatem Palmarum
1 Esdr. 2-34 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
2 Esdr. 3- 2 Et juxta eum ædificaverunt viri Jericho
7-36 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
Judith. 4- 3 Miserunt... per circuitum usque Jericho
Eccli. 24-18 Et quasi plantatio rosæ in Jericho
Jerem. 52- 8 In deserto, quod est juxta Jericho
1 Mac. 9-50 Munitionem, quæ erat in Jericho
16-11 Ptolemæus filius Abobi constitutus erat dux in campo Jericho
-14 Descendit in Jericho ipse, et Mathathias
2 Mac. 12-15 Temporibus Jesu præcipitavit Jericho
Matth. 20-29 Et egredientibus illis ab Jericho
Marc. 10-46 Et veniunt Jericho, et proficiscente eo de Jericho
Luc. 10-30 Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho
18-35 Cum appropinquaret Jericho, cæcus quidam
19- 1 Et ingressus perambulabat Jericho
Hebr. 11-30 Fide muri Jericho corruerunt, circuitu dierum septem

JERICHONTINA.

Jerem. 39- 5 Comprehenderunt Sedeciam in campo solitudinis Jerichontinæ

JERIEL.

Tertius inter sex filios Thola filii primi Issachar filii Jacob.

1 Par. 7- 2 Filii Thola : Ozi, et Raphaïa, et Jeriel

JERIMOTH I.

Filius quartus Bela filii primogeniti Benjamin filii Jacob.

1 Par. 7- 7 Filii Bela : Esbon et Ozi et Oziel et Jerimoth

JERIMOTH II.

Filius sextus Bechor filii secundi Benjamin filii Jacob.

1 Par. 7- 8 Porro filii Bechor : Zamira, et Joas.. et Jerimoth

JERIMOTH III.

Filius tertius Baria, e semine Benjamin.

1 Par. 8-14 Et Ahio, et Sesac, et Jerimoth

JERIMOTH IV.

Filius tertius Musi, principis familiæ Leviticæ.

1 Par. 23-23 Filii Musi : Moholi, et Heder, et Jerimoth
24-30 Filii Musi : Moholi, Eder, et Jerimoth

JERIMOTH V.

Quintus filius Heman Videntis David regis, id est, vel cantoris, vel musici, vel cantoribus præfecti.

1 Par. 25- 4 Filii Heman... Subuël, et Jerimoth
-22 Quinta decima (*exiit sors*) Jerimoth

JERIMOTH VI.

Primus aut princeps in tribu Nephthali, regnante David. Filius erat Ozriel.

1 Par. 27-19 Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel

JERIMOTH VII.

Filius David, pater Mahalath uxoris Roboam.

2 Par. 11-18 Duxit a. Roboam uxorem Mahalath, filiam Jerimoth, filii David

JERIMOTH VIII.

Quintus nominatur inter custodes horreorum domus Domini quæ præparari jusserat Ezechias rex.

2 Par. 31-13 Asaël, et Jerimoth, Jozabad quoque

JERIMOTH IX.

Inter filios seu posteros Ælam numeratur. Dimisit uxorem alienigenam cui in terra captivitatis nupserat.

1 Esdr. 10-26 De filiis Ælam... et Jerimoth, et Elia

JERIMOTH.

Nomen est civitatis in tribu Juda, cujus regem nomine Pharam interfecit Josue dux populi Dei post Moysen.

Josue. 10- 3 Et ad Pharam regem Jerimoth
- 5 Rex Jerimoth, rex Lachis, rex Eglon
-23 Regem Jerimoth, regem Lachis, regem Eglon
12-11 Rex Jerimoth unus, rex Lachis unus
15-35 Et Jerimoth et Adullam, Socho et Azeca

JERIMUTH I.

Cum adhuc David fugeret Saül filium Cis, adhæsit partibus David Jerimuth iste cum aliis fortissimis et egregiis pugnatoribus.

1 Par. 12- 5 Et Eluzaï, et Jerimuth, et Baalia

JERIMUTH II.

Filius Zethua. Inter eos qui dimiserunt uxores alienigenas in captivitate ductas numeratur Jerimuth iste.

1 Esdr. 10-27 De filiis Zethua... et Jerimuth, et Zabad

JERIMUTH. *Urbs in tribu Juda.*

2 Esdr. 11-29 Et in Remmon, et in Saraa, et in Jerimuth

JERIOTH. *Filius Caleb ex Azuba uxore.*

1 Par. 2-18 Caleb vero filius Hesron accepit... Azuba, de qua genuit Jerioth

JERMAI.

Inter eos qui uxores alienigenas consenserunt dimittere Jermaï reperitur.

1 Esdr. 10-33 Zabad, Eliphelet, Jermaï, Manasse

JEROBAAL.

Nomen judicis in Israel, qui et Gedeon dicebatur. Vid. Gedeon.

Judic. 6-32 Ex illo die vocatus est Gedeon, Jerobaal
7- 1 Igitur Jerobaal, qui et Gedeon
8-29 Abiit itaque Jerobaal filius Joas
-35 Nec fecerunt misericordiam cum domo Jerobaal Gedeon
9- 1 Abiit a. Abimelech filius Jerobaal
- 2 Septuaginta viri omnes filii Jerobaal
- 5 Occidit fratres suos filios Jerobaal
Remansitque Joatham filius Jerobaal
-16 Bene egistis cum Jerobaal, et cum domo
-19 Si ergo recte et absque vitio egistis cum Jerobaal
-24 Scelus interfectionis septuaginta filiorum Jerobaal
-28 Numquid non est filius Jerobaal
-57 Venit super eos maledictio Joatham filii Jerobaal
1 Reg. 12-11 Et misit Dominus Jerobaal, et Badan
2 Reg. 11-21 Quis percussit Abimelech filium Jerobaal?

JEROBOAM I.

Rex Israel. Filius Nabat, Ephrathæus, de Sareda, servus Salomonis, cujus mater erat nomine Sarva, mulier vidua. Levavit manum contra regem Salomonem. Erat autem Jeroboam vir fortis et potens. Vidensque Salomon adolescentem bonæ indolis et industrium, constituerat eum præfectum super tributa universæ domus Joseph. Occurrit ei in via Ahias propheta qui pallium suum in duodecim partes scindens, ait ad Jeroboam : Tolle tibi decem scissuras; hæc enim dicit Dominus Deus Israël : Ecce ego scindam regnum de manu Salomonis, et dabo tibi decem tribus. *Ubi autem didicit Salomon regnum ab Ahia fuisse promissum servo suo Jeroboam, qui insuper populos sollicitabat ad defectionem, voluit illum interficere. At Jeroboam surrexit, et aufugit ad Sesac regem Ægypti, et remansit in Ægypto usque ad mortem Salomonis, id est, circiter biennio. Cum autem audisset mortem ejus, reversus est de Ægypto, et venit ipse simulque ingens multitudo Israel ad Roboam filium Salomonis et jure hæreditario regni successorem, petentes a Roboam ut de jugo et servitute patris remitteret, sic se ei servituros promittentes. Roboam petitioni eorum non acquiescente, imo dure accipiente et se adhuc multa addituram minante, populus, convocato cœtu, surrexit adversus Roboam; et rex constitutus est Jeroboam a populo super decem tribus Israel. Rex factus ædificavit Sichem et habitavit ibi, deinde ædificavit Phanuel; abjectisque promissionibus Dei ab Ahia factis, duos fecit vitulos aureos in Dan et in Bethel, quos tanquam deos voluit ab Israelitis adorari, ne coacti ire in Jerusalem ad adorandum, tandem converterentur ad Roboam, et ipse ab eis interficeretur; sicque in peccatum Israelitas induxit. Ipse quadam die vitulis suis aureis sacrificans, a propheta Dei increpatus est. Jeroboam extensa manus in prophetam corripientem ipsum, aruit; quæ prophetæ ejusdem oratione recreata est. Fana struxit in excelsis et creavit sacerdotes, pecunia accepta, etiam ex infimis populi, rejectis Domini sacerdotibus. Ægrotavit Abia filius Jeroboam, qui consuluit per uxorem prophetam Ahiam de salute fil[ii] ægroti. Jeroboam se eradicaturum propte[r] idololatriam prædicit Deus uxori ipsius pe[r] eumdem prophetam Ahiam, signo addito, mor[s] prophetarum, de puero morituro, statim u[t] esset reversa. Dies autem quibus regnavit Jeroboam, viginti duo anni sunt : et dormivi[t] cum patribus suis, regnavitque Nadab filiu[s] ejus pro eo. Destructa est autem domus Jeroboam a Baasa juxta verbum Domini prop[ter] idololatriam.*

3 Reg. 11-26 Jeroboam quoq. filius Nabat, Ephrathæus
-28 Erat a. Jeroboam vir fortis et potens
-29 Factum est... ut Jeroboam egrederetur
-31 Ait ad Jeroboam : Tolle tibi decem scissura[s]
-40 Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam
12- 2 At vero Jeroboam filius Nabat, cum adhu[c] esset in Ægypto profugus
- 3 Venit ergo Jeroboäm, et omnis multitudo
-12 Venit ergo Jeroboam... ad Roboam die
-15 Quod locutus fuerat... ad Jeroboam filium Nabat
-20 Cum audisset omnis Israël, quod reversu[s] esset Jeroboam
-25 Ædificavit a. Jeroboam Sichem in monte Ephraïm
-26 Dixitque Jeroboam in corde suo
13- 1 Jeroboam stante super altare, et thus jaciente
-33 Non est reversus Jeroboam de via sua pessima
-34 Propter hanc causam peccavit domus Jeroboam
14- 1 Ægrotavit Abia filius Jeroboam
- 2 Dixitque Jeroboam uxori suæ : Surge
Ne cognoscaris quod sis uxor Jeroboam
- 4 Fecit, ut dixerat, uxor Jeroboam
- 5 Uxor Jeroboam ingreditur ut consulat te
- 6 Audivit Ahias... et ait : Ingredere, uxor Jeroboam
- 7 Vade, et dic Jeroboam : Hæc dicit Dominus
-10 Inducam mala super domum Jeroboam, et percutiam de Jeroboam mingentem
Et mundabo reliquias domus Jeroboam
-11 Qui mortui fuerint de Jeroboam in civitate
-13 Iste e. solus inferetur de Jeroboam in sepulcrum, quia inventus est super eo sermo bonus a Domino... in domo Jeroboam
-14 Qui percutiet domum Jeroboam in hac die
-16 Tradet Dominus Israël propter peccata Jeroboam
-17 Surrexit itaque uxor Jeroboam, et abiit
-19 Reliqua autem verborum Jeroboam
-20 Dies autem, quibus regnavit Jeroboam
-30 Fuitque bellum inter Roboam et Jeroboam
15- 1 In octavo decimo anno regni Jeroboam
- 6 Bellum fuit inter Roboam et Jeroboam
- 7 Fuitque prælium inter Abiam et inter Jeroboam
- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Israël
-25 Nadab vero filius Jeroboam regnavit
-29 Percussit omnem domum Jeroboam
-30 Propter peccata Jeroboam, quæ peccaverat
-34 Ambulavitque in via Jeroboam
16- 2 Tu autem ambulasti in via Jeroboam
- 3 Faciam domum t. sicut domum Jeroboam
- 7 Ut fieret sicut domus Jeroboam
-19 Faciens malum..ambulans in via Jeroboam
-26 Ambulavitque in omni via Jeroboam
-31 Nec suffecit ei ut ambularet in peccatis Jeroboam
21-22 Dabo domum tuam sicut domum Jeroboam
22-53 Ambulavit in via patris..et in via Jeroboam
4 Reg. 3- 3 In peccatis Jeroboam filii Nabat... adhæsit
9- 9 Dabo domum Achab sicut dom. Jeroboam
10-29 A peccatis Jeroboam filii Nabat... non recessit
-31 Non enim recessit a peccatis Jeroboam
13- 2 Secutusq. est peccata Jeroboam filii Nabat
- 6 Non recesserunt a peccatis domus Jeroboam
-11 Non declinavit ab omn. peccatis Jeroboam
14-24 Non recessit ab omnibus peccatis Jeroboam
15- 9 Non recessit a pecc. Jeroboam filii Nabat
-18 Non recessit a pecc. Jeroboam filii Nabat
-24 Non recessit a pecc. Jeroboam filii Nabat
17-21 Constituerunt sibi regem Jeroboam filium Nabat
Separavit enim Jeroboam Israël a Domino
-22 Ambulaverunt filii Israel in universis peccatis Jeroboam
23-15 Excelsum, quod fecerat Jeroboam... destruxit

1 *Par.* 5-17 In diebus Jeroboam regis Israel (*)
2 *Par.* 9-29 Contra Jeroboam filium Nabat
10- 2 Quod cum audisset Jeroboam filius Nabat
-12 Venit ergo Jeroboam.. ad Roboam die tertio
-15 Sermo ejus (*Dei*).. ad Jeroboam fil. Nabat
11- 4 Nec perrexerunt contra Jeroboam
-14 Eo quod abjecisset eos Jeroboam
12-15 Pugnaveruntque adversum se Roboam et Jeroboam
13- 1 Anno octavo decimo regis Jeroboam
- 2 Erat bellum inter Abiam et Jeroboam
- 3 Jeroboam instruxit econtra aciem
- 4 Et ait : Audi, Jeroboam, et omnis Israël
- 6 Et surrexit Jeroboam filius Nabat
- 8 Quos fecit vobis Jeroboam in deos
-13 Jeroboam retro moliebatur insidias
-15 Perterruit Deus Jeroboam et omnem Israël
-19 Persecutus est a. Abia fugientem Jeroboam
-20 Nec valuit ultra resistere Jeroboam
Tobiæ. 1- 5 Quos Jeroboam fecerat rex Israel
Eccli. 47-29 Et Jeroboam filium Nabat, qui peccare fecit Israel

JEROBOAM II.

Anno mundi 3211, *ante J. Ch.* 843. *Filius Joas filii Joachaz regis Israel, nepos Jehu, pater Zachariæ. Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas regis Juda, regnavit Jeroboam filius Joas regis Israel in Samaria, uno et quadraginta annis. Fecit malum coram Domino, nec recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat, qui fuit auctor regni et schismatis Israel, et Israel induxit in omnem idololatriam. Ipse restituit terminos Israel, ab introitu Emath, usque ad mare Solitudinis juxta sermonem Domini, quem locutus est per Jonam prophetam. Reliqua autem gestorum Jeroboam, et universa quæ fecit, scripta erant in libro Sermonum dierum regum Israel, qui liber non extat. Dormivitque Jeroboam cum patribus suis regibus Israel, et regnavit Zacharias filius ejus pro eo.*

4 *Reg.* 13-13 Jeroboam autem sedit super solium ejus
14-16 Et regnavit Jeroboam filius ejus pro eo
-23 Regnavit Jeroboam filius Joas regis Israël
-27 Salvavit eos in manu Jeroboam filii Joas
-28 Reliqua autem sermonum Jeroboam
-29 Dormivitque Jeroboam cum patribus suis
15- 1 Anno vigesimo septimo Jeroboam regis
- 8 Regnavit Zacharias filius Jeroboam
Osee. 1- 1 In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
Amos. 1- 1 In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
7- 9 Consurgam super domum Jeroboam in gladio
-10 Misit Amasias sacerdos Bethel ad Jeroboam
-11 In gladio morietur Jeroboam

JEROHAM I.

Filius Eliab et pater Elcanæ qui genuit Samuelem ; e tribu Levi.

1 *Reg.* 1- 1 Nomen ejus Elcana, filius Jeroham
1 *Par.* 6-27 Eliab filius ejus, Jeroham filius ejus

JEROHAM II. *Filius Elcana filii Caath.*

1 *Par.* 6-34 Filii Elcana, filii Jeroham

JEROHAM III. *De tribu Benjamin.*

1 *Par.* 8-27 Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham

JEROHAM IV.

Pater Jobaniæ, de tribu Benjamin.

1 *Par.* 9- 8 Et Jobania filius Jeroham

JEROHAM V.

Filius vel nepos Phassur, et pater Adaiæ in tribu Levi.

1 *Par.* 9-12 Porro Adaïas filius Jeroham filii Phassur
2 *Esdr.* 11-12 Et Adaïa filius Jeroham

JEROHAM VI. *De Gedor, in tribu Juda.*

1 *Par.* 12- 7 Joëla q. et Zabadia, filii Jeroham de Gedor

JEROHAM VII. *In tribu Dan.*

1 *Par.* 27-22 Dan vero, Ezrihel filius Jeroham

JEROHAM VIII.

Pater Azariæ centurionis quocum fœdus iniit pontifex Joiada, quando regem voluit producere Joas.

2 *Par.* 23- 1 Azariam videlicet filium Jeroham

JERON. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-38 Et Jeron et Magdalel, Horem

JEROSOLYMA. *Vid.* Jerusalem.

1 *Mac.* 1-15 Ædificaverunt gymnasium in Jerosolymis
-22 Ascendit Jerosolymam in multitudine gravi
10-43 Et quicumque confugerint in templum, quod est Jerosolymis
11-34 Omnibus sacrificantibus in Jerosolymis
2 *Mac.* 1- 1 Judæis, salutem dicunt fratres, qui sunt in Jerosolymis
-10 Populus, qui est Jerosolymis, et in Judæa
3- 6 Plenum esse ærarium Jerosolymis
- 9 Sed, cum venisset Jerosolymam
-37 Quis esset aptus adhuc semel Jerosolymam mitti
4- 9 Et eos, qui in Jerosolymis erant, Antiochenos scribere
-19 Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros
-21 Profectus inde venit Joppen, et inde Jerosolymam
5- 2 Contigit a. per universam Jerosolymorum
-22 Reliquit... Jerosolymis quidem Philippum
-25 Qui cum venisset Jerosolymam
6- 2 Contaminare etiam quod in Jerosolymis erat templum
8-31 Residua vero spolia Jerosolymam detulerunt
-33 Et cum epinicia agerent Jerosolymis
-36 Restituere de captivitate Jerosolymorum
9- 4 Locutus est se venturum Jerosolymam
10-15 Fugatos ab Jerosolymis suscipiebant
11- 5 Ab Jerosolyma intervallo quinque stadiorum
- 8 Jerosolymis apparuit præcedens eos eques
12- 9 Ita ut lumen ignis appareret Jerosolymis
-29 Quæ ab Jerosolymis sexcentis stadiis aberat
-31 Venerunt Jerosolymam die solemni
-43 Misit Jerosolymam offerri pro peccatis
14-23 Morabatur autem Nicanor Jerosolymis
-37 Razias... ab Jerosolymis delatus est
15-30 Caput Nicanoris... Jerosolymam perferri
Matth. 2- 1 Ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosolymam
- 3 Turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo
3- 5 Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa
4-25 De Galilæa, et Decapoli, et de Jerosolymis
5-35 Neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis
15- 1 Tunc accesserunt ad eum ab Jerosolymis Scribæ
16-21 Quia oporteret eum ire Jerosolymam
20-17 Ascendens Jesus Jerosolymam, assumpsit
-18 Ecce ascendimus Jerosolymam
21- 1 Et cum appropinquassent Jerosolymis
-10 Cum intrasset Jerosolymam, commota est
Marc. 3- 8 Et ab Jerosolymis, et ab Idumæa
-22 Et Scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant
7- 1 Quidam de Scribis, venientes ab Jerosolymis
10-32 Erant a. in via ascendentes Jerosolymam
-33 Quia ecce ascendimus Jerosolymam
11- 1 Et cum appropinquarent Jerosolymæ
-11 Et introivit Jerosolymam in templum
-15 Et veniunt Jerosolymam. Et cum introisset
-27 Et veniunt rursus Jerosolymam
15-41 Quæ simul cum eo ascenderant Jerosolymam
Luc. 2-42 Ascendentibus illis Jerosolymam
18-31 Et ait illis : Ecce ascendimus Jerosolymam
19-28 Præcedebat ascendens Jerosolymam
23- 7 Qui et ipse Jerosolymis erat illis diebus
24-47 Incipientibus ab Jerosolyma
Joan. 1-19 Quando miserunt Judæi ab Jerosolymis sacerdotes
2-13 Et ascendit Jesus Jerosolymam
-23 Cum autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo
4-20 Quia Jerosolymis est locus, ubi adorare oportet
-21 Neque in Jerosolymis adorabitis Patrem
-45 Cum omnia vidissent quæ fecerat Jerosolymis
5- 1 Et ascendit Jesus Jerosolymam
- 2 Est autem Jerosolymis Probatica piscina
7-25 Dicebant ergo quidam ex Jerosolymis
10-22 Facta sunt autem Encænia in Jerosolymis
11-18 Erat autem Bethania juxta Jerosolymam
-55 Ascenderunt multi Jerosolymam de regione
12-12 Cum audissent quia venit Jesus Jerosolymam
Act. 1- 4 Præcepit eis ab Jerosolymis ne discederent
-12 Tunc reversi sunt Jerosolymam, a monte..
8- 1 In Ecclesia, quæ erat Jerosolymis
-14 Cum autem audissent Apostoli, qui erant Jerosolymis
-25 Locuti verbum Do., redibant Jerosolymam
11- 2 Cum autem ascendisset Petrus Jerosolymam
-22 Ecclesiæ, quæ erat Jerosolymis, super istis
-27 Supervenerunt ab Jerosolymis prophetæ
12-25 Reversi sunt ab Jerosolymis expleto ministerio
13-13 Discedens ab eis, reversus est Jerosolymam
15- 4 Cum autem venissent Jerosolymam
16- 4 Dogmata, quæ erant decreta ab Apostolis et senioribus, qui erant Jerosolymis
19-21 Proposuit Paulus... ire Jerosolymam
20-23 Et tribulationes Jerosolymis me manent
21- 4 Qui Paulo dicebant per Spiritum ne ascenderet Jerosolymam
-12 Rogabamus nos... ne ascenderet Jerosolymam
-17 Et cum venissemus Jerosolymam
25- 1 Post triduum ascendit Jerosolymam a Cæsarea
- 7 Qui ab Jerosolyma descenderant Judæi
- 9 Dixit : Vis Jerosolymam ascendere
-15 De quo cum essem Jerosolymis, adierunt
-20 Dicebam si vellet ire Jerosolymam
-24 Videtis hunc, de quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me Jerosolymis
26- 4 Ab initio fuit in gente mea in Jerosolymis
-10 Quod et feci Jerosolymis
-20 Qui sunt Damasci primum, et Jerosolymis
28-17 Vinctus ab Jerosolymis traditus sum
Galat. 1-17 Neque veni Jerosolymam ad antecessores
-18 Veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi
2- 1 Iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba

JEROSOLYMITA.

Eccli. 50-29 Jesus filius Sirach Jerosolymita
Marc. 1- 5 Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio, et Jerosolymitæ universi

JERSIA.

Filius primogenitus Jeroham, e tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-27 Et Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham

JERUEL.

Dicitur vallis Benedictionis inter Engaddi et Techuam. Hæc solitudo a timore divinitus Moabitis et Ammonitis hoc tempore immisso nomen accepit, ut vult D. Hieronymus, et significat Timorem Dei, *aut* Visionem Dei ; *nam prope hoc desertum vel in hoc ipso deserto, Ammonitas, Moabitas et Syros mutua cæde sese deleturos, idque in conspectu Josaphat et Juda quem impetebant, prædixit Jahaziel filius Zachariæ Levites.*

1 *Par.* 20-16 Torrentis, qui est contra solitudinem Jeruël

JERUSA.

Filia Sadoc, materque Joatham regis Juda.

4 *Reg.* 15-33 Nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc
2 *Par.* 27- 1 Nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc

JERUSALEM.

Jerosolyma, Hierosolyma, Jebus, Salem, etc.

Hanc civitatem Josephus refert, quæ in Genesi scribitur Salem, sub rege Melchisedec. In Jerusalem regnavit Adonibesech, et postea eam tenuere Jebusæi, e quibus sortita est vocabulum, quos Israelitæ terram promissam ingredientes non potuerunt delere. His tandem longo post tempore exterminatis, totius urbem Judææ provinciæ metropolim fecit, eo quod ibi locum templi emerit, et impensas structuræ Salomoni filio dereliquerit. Obsoleto hoc Jebus nomine, postea Jerusalem ab Israelitis ubique dicta fuit, posteaque a Græcis Jerosolyma, munitissima, longe clarissima urbium Orientis, etc., etc. Porro hæc olim urbs, bifariam divisa est, in superiorem scilicet et inferiorem. Superior in vertice Sionis, una cum templo in ejusdem montis latere sita erat, quæ a conditore interdum Civitas David nominabatur. Templo autem adhærebat inferior civitatis pars. Quærenti quare duos textus legamus, Josue 15-63 : Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non potuerunt filii Juda delere : habitavitque Jebusæus cum filiis Juda in Jerusalem, *et Judic.* 1-21 : Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non deleverunt filii Benjamin : habitavitque Jebusæus cum filiis Benjamin in Jerusalem, *responderi potest, partem unam*

(*) *Abulensis intelligit de Jeroboam I, primo rege Israel, de quo, quia celebrior est, sermo esse videtur, cum nihil aliud addatur. Accipi etiam potest de Jeroboam II, qui vixit tempore Joathan regis Juda, cujus hic fit mentio.*

Jerusalem ad tribum Benjamin pertinuisse, eam scilicet, quæ Salem dicebatur, et Septentrionalis erat; Australem vero, quæ dicebatur Jebus tribus Juda fuisse; Jebusæis interim arcem occupantibus usque ad tempora Davidis, a quo expugnata est. Postremo Ælia (ut Volaterra, lib. 11, ait) ab Ælio Adriano dicta est. Is enim imperator partem civitatis extruxit; montem Calvarium, Christi sepulcrum, et Golgotha, loca antea extra mœnia sita, muro cinxit. Nunc sub potestate Turcorum. Certe innumera sunt hujus urbis encomia, et in Veteri et in Novo Testamento; quod Davidis, Salomonis, tum et regum Judæ throno; quod summorum pontificum sede; quod Salomonis templo in toto orbe celeberrimo, ornata fuerit: sed de ea silere præstat quam pauca dicere. Tantæ urbis eversionem prædixit Christus; quod intra quadragesimum a Christi morte annum evenit, sub Vespasiano et Tito Romanorum imperatoribus.

Josue. 10- 1 Quæ cum audisset Adonisedec rex Jerusalem
- 3 Misit ergo Adonisedec rex Jerusalem ad Oham
- 5 Rex Jerusalem, rex Hebron, rex Jerimoth
-23 Eduxerunt...de spelunca, regem Jerusalem
12-10 Rex Jerusalem unus, rex Hebron unus
15- 8 Ascenditque per convallem filii Ennom ex latere Jebusæi, ad Meridiem, hæc est Jerusalem
-63 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non potuerunt filii Juda delere
Habitavitque Jebusæus... in Jerusalem
18-28 Et Sela, Eleph, et Jebus, quæ est Jerusalem
Judic. 1- 7 Adduxeruntque eum in Jerusalem
- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem
-21 Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non deleverunt filii Benjamin
Habitavitque Jebusæus... in Jerusalem
19-10 Jebus, quæ altero nom. vocatur Jerusalem
2 Reg. 5- 5 In Jerusalem a. regnavit triginta tribus annis
- 6 Et abiit rex... in Jerusalem, ad Jebusæum
-13 Accepit ergo David adhuc concubinas et uxores de Jerusalem
-14 Qui nati sunt ei in Jerusalem, Samua, et Sobab
8- 7 Tulit David arma..et detulit ea in Jerusalem
9-13 Porro Miphiboseth habitabat in Jerusalem
10-14 Reversusque est Joab... et venit Jerusalem
11- 1 David autem remansit in Jerusalem
-12 Mansit Urias in Jerusalem in die illa
12-31 Reversus est David, et omnis exercitus in Jerusalem
14-23 Et adduxit Absalom in Jerusalem
-28 Mansitque Absalom in Jerusalem duobus annis
15- 8 Si reduxerit me Dominus in Jerusalem
-11 Ierunt ducenti viri de Jerusalem vocati
-14 Et ait David servis suis, qui erant cum eo in Jerusalem: Surgite, fugiamus
-29 Reportaverunt ergo... arcam Dei in Jerusalem
16- 3 Responditque Siba regi: Remansit in Jerusalem
-15 Et om. populus ejus ingressi sunt Jerusalem
17-20 Cum non reperissent, reversi sunt in Jerusalem
19-19 In die qua egressus es, domine mi rex, de Jerusalem
-33 Ut requiescas securus mecum in Jerusalem
-34 Ut ascendam cum rege in Jerusalem
20- 2 Adhæserunt regi suo a Jordane usque Jerusalem
- 3 Cumq. venisset rex in do. suam in Jerusalem
- 7 Et omnes robusti exierunt de Jerusalem
-22 Joab a. reversus est Jerusalem ad regem
24- 8 Affuerunt post novem menses et viginti dies in Jerusalem
-16 Cumque extendisset manum suam Angelus Domini super Jerusalem
3 Reg. 2-11 In Hebron regnavit septem annis: in Jerusalem, triginta tribus
-36 Ædifica tibi domum in Jerusalem
-38 Habitavit itaque Semeï in Jerusalem
-41 Quod isset Semeï in Geth de Jerusalem
3- 1 Ædificans... murum Jerusalem per circuitum
-15 Cumq. venisset Jerusalem, stetit coram arca
8- 1 Ad regem Salomonem in Jerusalem
9-15 Et Mello, et murum Jerusalem, et Heser
-19 Quodcumque ei placuit ut ædificaret in Jerusalem
10- 2 Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu

3 Reg. 10-26 Et disposuit eos per civitates munitas, et cum rege in Jerusalem
-27 Ut tanta esset abundantia arg. in Jerusalem
11- 7 In monte qui est contra Jerusalem
-13 Propter David... et Jerusalem quam elegi
-29 Ut Jeroboam egrederetur de Jerusalem
-32 Propter servum meum David, et Jerusalem
-36 Coram me in Jerusalem civitate, quam elegi
-42 Dies a. quos regnavit Salomon in Jerusalem
12-18 Ascendit currum, et fugit in Jerusalem
-21 Venit a. Roboam Jerusalem, et congregavit
-27 Ut faciat sacrificia in domo Do. in Jerusalem
-28 Nolite ultra ascendere in Jerusalem
14-21 Decem et sept. annos regnavit in Jerusalem
-25 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
15- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem
- 4 Dedit ei Dominus... lucernam in Jerusalem
Ut suscitaret filium ejus post eum, et statueret Jerusalem
-10 Quadrag. et uno anno regnavit in Jerusalem
22-42 Viginti quinque annis regnavit in Jerusalem
4 Reg. 8-17 Et octo annis regnavit in Jerusalem
-26 Et uno anno regnavit in Jerusalem
9-28 Et tulerunt in Jerusalem: sepelieruntq. eum
12- 1 Et quadraginta annis regnavit in Jerusalem
-17 Direxit faciem s. ut ascenderet in Jerusalem
-18 Misitque Hazaeli... et recessit ab Jerusalem
14- 2 Viginti a. et nov. annis regnavit in Jerusalem
-13 Et adduxit eum in Jerusalem: et interrupit murum Jerusalem, a porta Ephraïm
-19 Factaque est... conjuratio in Jerusalem
-20 Sepultusque est in Jerusalem cum patribus s.
15- 2 Et quinquaginta duobus annis regnavit in Jerusalem
Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
-33 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
16- 2 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
- 5 Tunc ascendit... rex Israël, in Jerusalem
18- 2 Viginti novem annis regnavit in Jerusalem
-17 Misit autem rex Assyriorum Tharthan... cum manu valida, Jerusalem
Qui cum ascendissent, venerunt Jerusalem
-22 Et præcepit Judæ, et Jerusalem: Ante altare hoc adorabitis in Jerusalem?
-35 Ut possit eruere Dominus Jerusalem de manu mea
19-10 Non tradetur Jerusalem in manus regis
-21 Post tergum t. caput movit, filia Jerusalem
-31 De Jerusalem quippe egredientur reliquiæ
21- 1 Quinquaginta quinque annis regnavit in Jerusalem
- 4 In Jerusalem ponam nomen meum
- 7 In templo hoc, et in Jerusalem, quam elegi
-12 Ecce ego inducam mala super Jerusalem
-13 Et extendam super Jerusalem funiculum
-16 Donec impleret Jerusalem usque ad os
-19 Duobus quoque annis regnavit in Jerusalem
22- 1 Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
-14 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
23- 1 Et congregati sunt ad eum omnes senes Juda et Jerusalem
- 2 Universique qui habitabant in Jerusalem cum eo sacerdotes
- 4 Et combussit ea foris Jerusalem in convalle
- 5 Per civitates Juda, et in circuitu Jerusalem
- 6 Et efferri fecit lucum... foras Jerusalem
- 9 Non ascendebant sacerdotes excelsorum ad altare Domini in Jerusalem
-13 Excelsa quoque quæ erant in Jerusalem
-20 Reversusque est Jerusalem
-23 Factum est Phase istud Domino in Jerusalem
-24 Quæ fuerant in terra Juda et Jerusalem
-27 Et projiciam civitatem hanc... Jerusalem
-30 Pertulerunt in Jerusalem, et sepelierunt
-31 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
-33 Vinxitque eum... ne regnaret in Jerusalem
-36 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
24- 4 Et implevit Jerusalem cruore innocentium
- 8 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
Nohesta filia Elnathan de Jerusalem
-10 Ascenderunt servi Nabuchodonosor regis Babylonis in Jerusalem
-14 Et transtulit omnem Jerusalem
-15 Et judices terræ duxit in captivitatem de Jerusalem in Babylonem
-18 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
-20 Irascebatur enim Dom. contra Jerusalem
25- 1 Venit Nabuchodonosor... ipse et omnis exercitus ejus, in Jerusalem
- 8 Venit..servus regis Babylonis in Jerusalem
- 9 Et domos Jerusalem... combussit igni
-10 Et muros Jerusalem in circuitu destruxit
1 Par. 3- 4 Triginta autem et tribus annis regnavit in Jerusalem

1 Par. 3- 5 Porro in Jerusalem nati sunt ei filii, Sin maa
6-10 Quam ædificavit Salomon in Jerusalem
-15 Quando transtulit Dominus Judam et Jerusalem per manus Nabuchodonosor
-32 Canentes donec ædificaret Salomon domu[m] Domini in Jerusalem
8-28 Principes, qui habitaverunt in Jerusalem
-32 Habitaveruntq... in Jerusalem cum fratri[bus]
9- 3 Commorati sunt in Jerusalem de filiis Jud[a]
-34 Principes, manserunt in Jerusalem
-38 Isti habitaverunt e regione fratrum suorum in Jerusalem, cum fratribus suis
11- 4 Abiit q. David et omnis Israël in Jerusalem
14- 3 Accepit q. David alias uxores in Jerusalem
- 4 Qui nati sunt ei in Jerusalem: Samua, [et] Sobad
15- 3 Congregavitq. univers. Israël in Jerusalem
18- 7 Et attulit eas in Jerusalem
19-15 Reversusque est etiam Joab in Jerusalem
20- 1 Porro David manebat in Jerusalem
- 3 Reversus est cum omni populo suo in Jerusalem
21- 4 Circuivit universum Israël; et reversus es[t] Jerusalem
-15 Misit quoque Angelum in Jerusalem
-16 Vidit... evaginatum gladium in manu ejus et versum contra Jerusalem
23-25 Habitationem Jerusalem usque in æternum
28- 1 Robustissimos quosq. in exercitu Jerusalem
29-27 In Hebron regnavit septem annis: et in Jerusalem annis triginta tribus
2 Par. 1- 4 In locum... ubi fixerat illi tabernaculum, hoc est, in Jerusalem
-13 In Jerusalem coram tabernaculo fœderis
-14 Et fecit eos esse... cum rege in Jerusalem
-15 Argent. et aurum in Jerusalem quasi lapides
2- 7 Quos mecum habeo in Judæa et Jerusalem
-16 Tuum autem erit transferre ea in Jerusalem
3- 1 Et cœpit Salomon ædificare domum Domini in Jerusalem
5- 2 Capita familiar. de filiis Israël in Jerusalem
6- 6 Elegi Jerusalem, ut sit nomen meum in ea
8- 6 Ædificavit in Jerusalem et in Libano
9- 1 Ut tentaret eum in ænigmatibus in Jerusalem
-25 Constituitq. eos... ubi erat rex in Jerusalem
-27 Tantamque copiam præbuit argenti in Jerusalem
-30 Regnavit autem Salomon in Jerusalem
10-18 Festinavit ascendere, et fugit in Jerusalem
11- 1 Venit a. Roboam in Jerusalem, et convoc.
- 5 Habitavit autem Roboam in Jerusalem
-14 Et transeuntes ad Judam et Jerusalem
-16 Venerunt in Jerusalem ad immolandum victimas
12- 2 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
- 4 Et venit usque in Jerusalem
- 5 Qui congregati fuerant in Jerusalem
- 7 Et non stillabit furor meus super Jerusalem
- 9 Recessit itaq. Sesac rex Ægy. ab Jerusalem
-13 Confortatus est ergo rex Roboam in Jerusalem
Decem et sept. annis regnavit in Jerusalem
13- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem
14-15 Reversique sunt in Jerusalem
15-10 Cumq. venissent in Jerusalem mense tertio
17-13 Bellatores, et robusti erant in Jerusalem
19- 1 Reversus est autem Josaphat... pacifice in Jerusalem
- 4 Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem
- 8 In Jerusalem quoque constituit Josaphat Levitas
20- 5 Cumque stetisset Josaphat in medio cœtu[s] Juda et Jerusalem
-15 Attendite, omnis Juda, et qui habitatis Jerusalem
-17 Et videbitis auxilium Domini super vos, [o] Juda, et Jerusalem
-18 Omnes habitatores Jerusalem, ceciderunt
-20 Audite me... omnes habitatores Jerusalem
-27 Reversusque est omnis vir Juda, et habitatores Jerusalem, et Josaphat ante eos in Jerusalem cum lætitia magna
-28 Ingressiq. sunt in Jerusalem cum psalteri[is]
-31 Viginti autem et quinque annis regnavit in Jerusalem
21- 5 Et octo annis regnavit in Jerusalem
-11 Et fornicari fecit habitatores Jerusalem
-13 Et fornicari fecisti Judam, et habitatores Jerusalem
-20 Et octo annis regnavit in Jerusalem
22- 1 Constituerunt autem habitatores Jerusalem Ochoziam
- 2 Et uno anno regnavit in Jerusalem

2 *Par.* 23- 2 Veneruntque in Jerusalem
24- 1 Et quadraginta annis regnavit in Jerusalem
- 6 Auferre de Juda et de Jerusalem pecuniam
- 9 Et prædicatum est in Juda et Jerusalem
-18 Et facta est ira contra Judam et Jerusalem
-23 Venitq. in Judam et Jerusalem, et interfecit
25- 1 Viginti novem annis regnavit in Jerusalem
Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
-23 Porro Amasiam... cepit Joas rex Israel in Bethsames, et adduxit in Jerusalem
-27 Tetenderunt ei insidias in Jerusalem
26- 3 Quinquaginta duobus annis regnavit in Jerusalem
Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
- 9 Ædificavitque Ozias turres in Jerusalem
-15 Fecit in Jerusalem diversi generis machinas
27- 1 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
- 8 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
28- 1 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
-10 Insuper filios Juda et Jerusalem vultis vobis subjicere in servos et ancillas
-24 Fecit sibi altaria in univ. angulis Jerusalem
-27 Et sepelierunt eum in civitate Jerusalem
29- 1 Viginti novem annis regnavit in Jerusalem
- 8 Concitatus est itaque furor Domini super Judam et Jerusalem
30- 1 Ut venirent ad domum Dom. in Jerusalem
- 2 Inito ergo consilio regis et principum, et universi cœtus Jerusalem, decreverunt
- 3 Populus nondum congregatus fuerat in Jerusalem
- 5 Facerent Phase Dom. Deo Isr. in Jerusalem
-11 Acquiescentes consilio, venerunt Jerusalem
-13 Congregatiq. sunt in Jerusalem populi multi
-14 Destruxerunt altaria, quæ erant in Jerusal.
-21 Filii Israël, qui inventi sunt in Jerusalem
-26 Factaq. est grandis celebritas in Jerusalem
31- 4 Præcepit... populo habitantium Jerusalem
32- 2 Totum belli impetum verti contra Jerusalem
- 9 Misit Sennacherib... servos s. in Jerusalem
-10 In quo habentes fiduciam sedetis obsessi in Jerusalem?
-12 Et præcepit Juda et Jerusalem, dicens
-18 Contra populum qui sedebat in muris Jerusalem, personabat
-19 Locutusque est contra Deum Jerusalem
-22 Salvavitque Dom... habitatores Jerusalem
-23 Deferebant... sacrificia Dom. in Jerusalem
-25 Et facta est contra eum ira, et contra Judam et Jerusalem
-26 Tam ipse, quam habitatores Jerusalem
-33 Univ. Juda, et omnes habitatores Jerusalem
33- 1 Et quinquaginta quinque annis regnavit in Jerusalem
- 4 In Jerusalem erit nomen meum in æternum
- 7 In domo hac et in Jerusalem, quam elegi
- 9 Seduxit Judam, et habitatores Jerusalem
-13 Reduxitque eum Jerusalem in regnum
-15 Aras quoque quas fecerat... in Jerusalem
-21 Et duobus annis regnavit in Jerusalem
34- 1 Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
- 3 Mundavit Judam et Jerusalem ab excelsis
- 5 Mundavitque Judam et Jerusalem
- 7 De universa terra Israël, reversus est in Jerusalem
- 9 Et Benjamin, et habitatoribus Jerusalem
-22 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
-27 Super his, quæ dicta sunt contra locum hunc, et habitatores Jerusalem
-29 At ille convocatis universis majoribus natu Juda et Jerusalem
-30 Unaque omnes viri Juda et habitatores Jerusalem
-32 Omnes, qui reperti fuerant in Jerusalem
Et fecerunt habitatores Jerusalem
35- 1 Fecit a. Josias in Jerusalem Phase Domino
-18 Israël qui repertus fuerat, et habitantibus in Jerusalem
-24 Asportaverunt eum in Jerusalem, mortuusque est
Universus Juda et Jerusalem luxerunt eum
36- 1 Constituit regem pro patre suo in Jerusalem
- 2 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
- 3 Rex Ægypti cum venisset in Jerusalem
- 4 Constituitque pro eo regem, Eliakim fratrem ejus, super Judam et Jerusalem
- 5 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
- 9 Ac decem diebus regnavit in Jerusalem
-10 Regem vero constituit Sedeciam patruum ejus super Judam et Jerusalem
-11 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
-14 Quam sanctificaverat sibi in Jerusalem
-19 Destruxeruntque murum Jerusalem
-23 Ut ædificarem ei domum in Jerusalem
1 *Esdr.* 1- 2 Ut ædificarem ei domum in Jerusalem
1 *Esdr.* 1- 3 Ascendat in Jerusalem, quæ est in Judæa
Ipse est Deus qui est in Jerusalem
- 4 Offerunt templo Dei, quod est in Jerusalem
- 5 Templum Domini, quod erat in Jerusalem
- 7 Quæ tulerat Nabuchodonosor de Jerusalem
-11 Qui ascendebant de transmigratione Babylonis in Jerusalem
2- 1 Et reversi sunt in Jerusalem et Judam
-68 Cum ingrederentur templum Domini, quod est in Jerusalem
3- 1 Ergo populus quasi vir unus in Jerusalem
- 8 Ad templum Dei in Jerusalem, mense sec.
Qui venerant de captivitate in Jerusalem
4- 6 Adversus habitatores Judæ et Jerusalem
- 8 Scripserunt epistolam unam de Jerusalem
-12 Venerunt in Jerusalem civitatem rebellem
-20 Nam et reges fortissimi fuerunt in Jerusalem
-23 Et abierunt festini in Jerusalem ad Judæos
-24 Intermissum est opus domus Domini in Jerusalem
5- 1 Ad Judæos, qui erant in Judæa et Jerusalem
- 2 Cœperunt ædificare templum Dei in Jerusalem
-14 Tulerat de templo, quod erat in Jerusalem
-15 Et pone ea in templo, quod est in Jerusalem
-16 Posuit fundamenta templi Dei in Jerusalem
-17 Ut ædificaretur domus Dei in Jerusalem
6- 3 Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur, quæ est in Jerusalem
- 5 Quæ Nabuchodonosor tulerat de templo Jerusalem
Et referantur in templum in Jerusalem
- 9 Ritum sacerdotum, qui sunt in Jerusalem
-12 Et dissipet domum Dei illam, quæ est in Jerusalem
-18 Super opera Dei in Jerusalem, sicut script.
7- 7 De Nathinæis, in Jerusalem, anno septimo
- 8 Venerunt in Jerusalem mense quinto
- 9 Primo die mensis quinti venit in Jerusalem
-13 Et de Levitis, ire in Jerusalem, tecum vadat
-14 Ut visites Judæam et Jerusalem in lege Dei
-15 Cujus in Jerusalem tabernaculum est
-16 Domui Dei sui, quæ est in Jerusalem
-17 Et offer ea super altare templi Dei vestri, quod est in Jerusalem
-19 Trade in conspectu Dei in Jerusalem
-27 Ut glorificaret domum Domini, quæ est in Jerusalem
8-29 Et ducibus familiarum Israël in Jerusalem
-30 Ut deferrent Jerusalem in domum Dei nost.
-31 Promovimus... ut pergeremus Jerusalem
-32 Et venimus Jerusalem, et mansimus ibi
9- 9 Et daret nobis sepem in Juda et Jerusalem
10- 7 Et missa est vox in Juda, et in Jerusalem
Ut congregarentur in Jerusalem
- 9 Convenerunt igitur... in Jerusalem tribus diebus
2 *Esdr.* 1- 2 Et supererant de captivitate, et Jerusalem
- 3 Et murus Jerusalem dissipatus est
2-11 Veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus
-12 Quid Deus dedisset in corde meo ut facerem in Jerusalem
-13 Considerabam murum Jerusalem dissipat.
-17 Jerusalem deserta est, et portæ ejus consumptæ
Venite, et ædificemus muros Jerusalem
-20 Vobis autem non est pars, et justitia, et memoria in Jerusalem
3- 8 Et dimiserunt Jerusalem usque ad murum
- 9 Raphaïa filius Hur, princeps vici Jerusalem
-12 Juxta eum ædificavit Sellum filius Alohes, princeps mediæ partis vici Jerusalem
4- 7 Quod obducta esset cicatrix muri Jerusalem
- 8 Et pugnarent contra Jerusalem
-22 Cum puero suo maneat in medio Jerusalem
6- 7 Prophetas..qui prædicent de te in Jerusalem
7- 2 Præcepi Hanani fratri meo, et Hananiæ principi domus de Jerusalem
- 3 Dixi eis : Non aperiantur portæ Jerusalem
Posui custodes de habitatoribus Jerusalem
- 6 Et reversi sunt in Jerusalem, et in Judæam
8-15 In universis urbibus suis, et in Jerusalem
11- 1 Habitaverunt autem principes populi in Jerusalem
Qui habitaturi essent in Jerusalem civitate
- 2 Benedixit... omnibus viris qui se sponte obtulerant ut habitarent in Jerusalem
- 3 Qui habitaverunt in Jerusalem, et in civit.
- 4 Et in Jerusalem habitaverunt de filiis Juda
- 6 Filii Phares, qui habitaverunt in Jerusalem
-22 Et episcopus Levitarum in Jerusalem, Azzi
12-27 In dedicatione autem muri Jerusalem, requisierunt Levitas de omnibus locis suis, ut adducerent eos in Jerusalem
-28 Filii cant. de campestribus circa Jerusalem
2 *Esdr.* 12-29 Quoniam villas ædificaverunt sibi cantores in circuitu Jerusalem
-42 Et audita est lætitia Jerusalem procul
13- 6 In omnibus autem his non fui in Jerusalem
- 7 Et veni in Jerusalem, et intellexi malum
-15 Et inferentes in Jerusalem die sabbati
-16 Vendebant in sabb. filiis Juda in Jerusalem
-19 Cum quievissent portæ Jerusalem in die sabbati
-20 Et vendentes univ. venalia, foris Jerusalem
Tobiæ. 1- 6 Sed pergebat in Jerusalem ad templum
13-11 Jerusalem civitas Dei, castigavit te Dom.
-19 Quon. liberavit Jerusalem civitatem suam
-20 Ad videndam claritatem Jerusalem
-21 Portæ Jerusalem ex sapphiro et smaragdo
14- 8 Venient in Jerusalem, et inhabitabunt in ea
Judith. 1- 9 Trans flumen Jordanem usq. ad Jerusalem
4- 2 Ne hoc faceret Jerusalem et templo Dom.
- 6 Per quos via esse poterat ad Jerusalem
5-23 Et iterum possident Jerusalem, ubi sunt sancta eorum
10- 8 Corroboret, et glorietur super te, Jerusalem
11-15 Ut ego adducam te per mediam Jerusalem
13- 7 Jerusalem civitatem tuam erigas
15- 9 Pontifex de Jerusalem venit in Bethuliam
-10 Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israël
16-22 Venit in Jerusalem adorare Dominum
Esth. 2- 6 Qui translatus fuerat de Jerusalem eo temp.
11- 1 Quam dixerunt interpretatum esse Lysimachum Ptolomæi filium in Jerusalem
- 4 Quos transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis de Jerusalem
Psal. 50-20 Ut ædificentur muri Jerusalem
64- 2 Et tibi reddetur votum in Jerusalem
67-30 A templo tuo in Jerusalem, tibi offerent
78- 1 Posuerunt Jerusalem in pomorum custod.
- 3 Effuderunt sanguinem eorum tanquam aquam in circuitu Jerusalem
101-22 Ut annuntient... laudem ejus in Jerusalem
115-19 In atriis domus Domini, in medio tui, Jerusalem
121- 2 Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, Jerusalem
- 3 Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas
- 6 Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem
124- 2 (*Non commovebitur in æternum qui habitat*) in Jerusalem
127- 5 Et videas bona Jerusalem omnibus diebus
134-21 Benedictus Dominus ex Sion, qui habitat in Jerusalem
136- 5 Si oblitus fuero tui, Jerusalem
- 6 Si non proposuero Jerusalem, in principio
- 7 Memor esto, Domine, filiorum Edom, in die Jerusalem
146- 2 Ædificans Jerusalem Dominus
147-12 Lauda, Jerusalem, Dominum : lauda Deum
Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerusalem
-12 Ego Ecclesiastes fui rex Israël in Jerusalem
-16 Qui fuerunt ante me in Jerusalem
2- 7 Ultra omnes qui fuerunt ante me in Jerusalem
- 9 Omnes, qui fuerunt ante me in Jerusalem
Cant. 1- 4 Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem
2- 7 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas
3- 5 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, per capreas
-10 Media charitate constravit propter filias Jerusalem
5- 8 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, si inveneritis
-16 Et ipse est amicus meus, filiæ Jerusalem
6- 3 Suavis, et decora sicut Jerusalem
8- 4 Adjuro vos, filiæ Jerusalem, ne suscitetis
Eccli. 24-15 Requievi, et in Jerusalem potestas mea
36-15 Miserere civitati sanctificationis tuæ, Jerusalem
Isai. 1- 1 Quam vidit super Judam et Jerusalem
2- 1 Verbum, quod vidit Isaias filius Amos, super Juda et Jerusalem
- 3 Exibit lex, et verbum Dom. de Jerusalem
3- 1 Dominus exercituum auferet a Jerusalem
- 8 Ruit enim Jerusalem, et Judas concidit
4- 3 Et residuus in Jerusalem, sanctus vocabitur, omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem
- 4 Et sanguinem Jerusalem laverit de medio
5- 3 Nunc ergo habitatores Jerusalem, et viri Juda, judicate inter me et vineam meam
7- 1 Ascendit... rex Israel, in Jerusalem
8-14 In laqueum et in ruinam habitantibus Jerusalem
10-10 Sic et simulacra eorum de Jerusalem
-11 Sic faciam Jerusalem et simulacris ejus
-12 Cum impleverit Dominus cuncta opera sua in monte Sion, et in Jerusalem
-32 Super montem filiæ Sion, collem Jerusalem

Isai. 22-10 Et domos Jerusalem numerastis, et destruxistis
-21 Et erit quasi pater habitantibus Jerusalem
24-23 Cum regnaverit Dominus exercituum in monte Sion, et in Jerusalem
27-13 Adorabunt Dominum in monte sancto in Jerusalem
28-14 Super populum meum, qui est in Jerusalem
30-19 Populus enim Sion habitabit in Jerusalem
31- 5 Sic proteget Dominus exercituum Jerusalem
- 9 Cujus ignis est in Sion, et caminus ejus in Jerusalem
36- 2 Et misit.. Rabsacen de Lachis in Jerusalem
- 7 Et dixit Judæ et Jerusalem : Coram altari
-20 Ut eruat Dominus Jerusalem de manu mea?
37-10 Non dabitur Jerusalem in manu regis Assyr.
-22 Post te caput movit filia Jerusalem
-32 Quia de Jerusalem exibunt reliquiæ
40- 2 Loquimini ad cor Jerusalem, et advocate
- 9 Exalta in fortitudine vocem tuam, qui evangelizas Jerusalem
41-27 Ecce adsunt, et Jerusalem Evangelistam dabo
44-26 Qui dico Jerusalem : Habitaberis
-28 Qui dico Jerusalem : Ædificaberis
51-17 Elevare, elevare, consurge, Jerusalem
52- 1 Induere vestimentis gloriæ tuæ, Jerusalem
- 2 Consurge ; sede, Jerusalem : Solve vincula
- 9 Gaudete, et laudate simul deserta Jerusalem
Quia consolatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem
60- 1 Surge, illuminare Jerusalem : quia venit
62- 1 Et propter Jerusalem non quiescam
- 6 Super muros tuos, Jerusalem, constitui custodes
- 7 Et donec ponat Jerusalem laudem in terra
64-10 Sion deserta facta est, Jerusalem desolata
65-18 Quia ecce ego creo Jerusalem exultationem
-19 Et exultabo in Jerusalem, et gaudebo
66-10 Lætamini cum Jerusalem, et exultate in ea
-13 Et in Jerusalem consolabimini
-20 Ad montem sanctum meum Jerusalem
Jerem. 1-15 Venient et ponent unusquisque solium suum in introitu portarum Jerusalem
2- 2 Vade, et clama in auribus Jerusalem
3-17 In tempore illo vocabunt Jerusalem solium
Gentes in nomine Domini in Jerusalem
4- 3 Hæc e. dicit Dom. viro Juda et Jerusalem
- 4 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
- 5 In Juda, et in Jerusalem auditum facite
-10 Ergo-ne decepisti pop. istum et Jerusalem
-11 Dicetur populo huic et Jerusalem
-14 Lava a malitia cor tuum, Jerusalem
-16 Auditum est in Jerusalem custodes venire
5- 1 Circuite vias Jerusalem, et aspicite
6- 1 Confortamini, filii Benjamin, in medio Jerusalem
- 6 Et fundite circa Jerusalem aggerem
- 8 Erudire, Jerusalem, ne forte recedat anima
7-17 In civitatibus Juda, et in plateis Jerusalem
-34 Et quiescere faciam de urbibus Juda, et de plateis Jerusalem, vocem gaudii
8- 1 Qui habitaverunt Jerusalem de sepulcris
- 5 Quare ergo aversus est populus iste in Jerusalem aversione contentiosa?
9-11 Dabo Jerusalem in acervos arenæ, et cubilia
11- 2 Et loquimini ad... habitatores Jerusalem
- 6 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
- 9 In viris Juda, et in habitatoribus Jerusalem
-12 Ibunt civitates Juda, et habitatores Jerusalem
-13 Et secundum numerum viarum Jerusalem
13- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda, et superbiam Jerusalem multam
-13 Et omnes habitatores Jerusalem, ebrietate
-27 Væ tibi Jerusalem, non mundaberis post me
14- 2 Et clamor Jerusalem ascendit
-16 Erunt projecti in viis Jerusalem præ fame
15- 4 Super omnibus quæ fecit in Jerusalem
- 5 Quis enim miserebitur tui, Jerusalem?
17-19 Egrediuntur, et in cunctis portis Jerusalem
-20 Omnis Juda, cunctique habitatores Jerusalem
-21 Nec inferatis per portas Jerusalem
-25 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
-26 Et venient de civitatibus Juda, et de circuitu Jerusalem
-27 Ne inferatis per portas Jerusalem in die sabbati
Succendam ignem in portis ejus, et devorabit domos Jerusalem
18-11 Dic viro Juda, et habitatoribus Jerusalem
19- 3 Audite verbum Domini, reges Juda, et habitatores Jerusalem
- 7 Et dissipabo consilium Juda et Jerusalem

Jerem. 19-13 Et erunt domus Jerusalem, et domus regum Juda, sicut locus Topheth, immundæ
22-19 Et projectus extra portas Jerusalem
23-14 In prophetis Jerusalem vidi similitudinem
-15 A prophetis enim Jerusalem egressa est pollutio
24- 1 Et fabrum, et inclusorem de Jerusalem
- 8 Sic dabo Sedeciam..et reliquos de Jerusalem
25- 2 Et ad universos habitatores Jerusalem
-18 Jerusalem, et civitatibus Juda, et regibus
26-18 Et Jerusalem in acervum lapidum erit
27- 3 Qui venerunt Jerusalem ad Sedeciam reg.
-18 Et in domo regis Juda, et in Jerusalem
-20 Cum transferret Jechoniam... de Jerusalem in Babylonem, et omnes optimates Juda et Jerusalem
-21 Et in domo regis Juda et Jerusalem
29- 1 Quem misit Jeremias proph. de Jerusalem
Quem traduxerat Nabuchodonosor de Jerusalem in Babylonem
- 2 Et eunuchi, et principes Juda et Jerusalem, et faber, et inclusor de Jerusalem
- 4 Quam transtuli de Jerusalem in Babylonem
-20 Quam emisi de Jerusalem in Babylonem
-25 Ad omnem populum, qui est in Jerusalem
32- 2 Exercitus regis Babylonis obsidebat Jerusalem
-32 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
-44 In terra Benjamin, et in circuitu Jerusalem
33- 7 Et convertam... conversionem Jerusalem
-10 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
-13 In terra Benjamin, et in circuitu Jerusalem
-16 Et Jerusalem habitabit confidenter
34- 1 Omnes populi bellabant contra Jerusalem
- 6 Et locutus est Jeremias... universa verba hæc in Jerusalem
- 7 Et exercitus regis Babylonis pugnabat contra Jerusalem
- 8 Cum omni populo in Jerusalem, prædicans
-19 Principes Juda et principes Jerusalem
35-11 Venite, et ingrediamur Jerusalem
Et mansimus in Jerusalem
-13 Dic viris Juda, et habitatoribus Jerusalem
-17 Adducam super Juda, et sup. omnes habitatores Jerusalem, universam afflictionem
36- 9 Prædicaverunt jejunium... omni populo in Jerusalem
Confluxerat de civitatib. Juda in Jerusalem
-31 Et adducam super eos, et super habitatores Jerusalem... omne malum
37- 4 Audientes Chaldæi, qui obsidebant Jerusalem
Recesserunt ab Jerusalem
-10 Ergo cum recessisset exercitus Chaldæorum ab Jerusalem
-11 Egressus est Jeremias de Jerusalem ut iret
38-28 Usque ad diem quo capta est Jerusalem
Et factum est ut caperetur Jerusalem
39- 1 Venit... et omnis exercitus ejus ad Jerusalem
- 8 Et murum Jerusalem subverterunt
40- 1 Qui migrabant de Jerusalem et Juda
42-18 Indignatio mea super habitatores Jerusalem
44- 2 Malum istud, quod adduxi super Jerusalem
- 6 In civitatibus Juda, et in plateis Jerusalem
- 9 In terra Juda, et in regionibus Jerusalem
-13 Sicut visitavi super Jerusalem, in gladio
-17 In urbibus Juda, et in plateis Jerusalem
51-35 Super habitatores Chaldææ, dicit Jerusalem
-50 Et Jerusalem ascendat super cor vestrum
52- 1 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
- 3 Quoniam furor Domini erat in Jerusalem
- 4 Et omnis exercitus ejus, adversus Jerusalem
-12 Qui stabat coram rege Babyl. in Jerusalem
-13 Et incendit... omnes domos Jerusalem
-14 Et totum murum Jerusalem... destruxit
-29 De Jerusalem animas octing. triginta duas
Præf. Thren. Redactus est Israël, et Jerusalem deserta est
Et planxit lamentatione hac in Jerusalem
Thren. 1- 7 Recordata est Jerusalem dierum afflictionis
- 8 Peccatum peccavit Jerusalem
-17 Facta est Jerusalem quasi polluta menstruis
2-10 Abjecerunt in terram capita sua virgines Jerusalem
-13 Vel cui assimilabo te, filia Jerusalem?
-15 Moverunt caput s. super filiam Jerusalem
4-12 Quoniam ingrederetur hostis et inimicus per portas Jerusalem
Baruc. 1- 2 Tempore quo ceperunt Chaldæi Jerusalem
- 7 Et miserunt in Jerusalem ad Joakim
Qui inventi sunt cum eo in Jerusalem
- 9 Potentes, et populum terræ, ab Jerusalem
-15 Sicut est dies hæc... habitantibus in Jerusalem
2- 2 Quemadmodum facta sunt in Jerusalem

Baruc. 2-22 Defectionem vestram faciam de civitatibus Juda, et a foris Jerusalem
4- 8 Contristatis nutricem vestram Jerusalem
-30 Animæquior esto, Jerusalem : exhortatur
-36 Circumspice Jerusalem ad Orientem
5- 1 Exue te, Jerusalem, stola luctus, et vexat.
- 5 Exurge, Jerusalem, et sta in excelso
Ezech. 4- 1 Et describes in eo civitatem Jerusalem
- 7 Ad obsidionem Jerusalem convertes faciem
-16 Ego conteram baculum panis in Jerusalem
5- 5 Hæc dicit Dominus Deus : Ista est Jerusalem
8- 3 Et adduxit me in Jerusalem in visione Dei
9- 4 Transi per mediam civ. in medio Jerusalem
- 8 Effundens furorem tuum super Jerusalem
11-15 Quibus dixerunt habitatores Jerusalem
12-10 Super ducem onus istud, qui est in Jerusalem
-19 Qui habitant in Jerusalem, in terra Israel
13-16 Prophetæ Isr., qui prophetant ad Jerusalem
14-21 Et pestilentiam, immisero in Jerusalem
-22 Quod induxi in Jerusalem, in omnibus
15- 6 Sic tradam habitatores Jerusalem
16- 2 Notas fac Jerusalem abominationes suas
- 3 Et dices : Hæc dicit Dom. Deus Jerusalem
17-12 Dic : Ecce venit rex Babylonis in Jerusalem
21- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad Jerusalem
-20 Et ad Judam in Jerusalem munitissimam
-22 Facta est divinatio super Jerusalem
22-19 Ecce ego congregabo vos in medio Jerusalem
24- 2 Est rex Babyl. adversum Jerusalem hodie
26- 2 Pro eo quod dixit Tyrus de Jerusalem : Euge
33-21 Venit ad me qui fugerat de Jerusalem
36-38 Ut gregem Jerusalem in solemnitatibus ejus
Dan. 1- 1 Venit Nabuchodonosor. . in Jerusalem
3-28 Quæ induxisti super nos, et super civitatem sanctam patrum nostrorum Jerusalem
5- 2 Quæ asportaverat Nabuchodonosor pater ejus de templo, quod fuit in Jerusalem
- 3 De templo, quod fuerat in Jerusalem
6-10 Et fenestris apertis... contra Jerusalem
9- 2 Ut complerentur desolationis Jerusalem septuaginta anni
- 7 Et habitatoribus Jerusalem, et omni Israël
-12 Secundum quod factum et in Jerusalem
-16 Avertatur, obsecro, ira tua, et furor tuus, a civitate tua Jerusalem
Jerusalem et populus tuus in opprobrium s.
-25 Ut iterum ædificetur Jerusalem
Joel. 2-32 In monte Sion, et in Jerusalem erit salvatio
3- 1 Cum convertero captiv. Juda et Jerusalem
- 6 Et filios Juda, et filios Jerusalem vendidistis
-16 Rugiet, et de Jerusalem dabit vocem suam
-17 Et erit Jerusalem sancta, et alieni non transibunt
-20 Jerusalem in generationem et generationem
Amos. 1- 2 Rugiet, et de Jerusalem dabit vocem suam
2- 5 Et devorabit ædes Jerusalem
Abdiæ. -11 Et super Jerusalem mittebant sortem
-20 Transmigratio Jerusalem... possidebit civit.
Mich. 1- 1 Quod vidit super Samariam, et Jerusalem
- 5 Et quæ excelsa Judæ? nonne Jerusalem?
- 9 Tetigit portam populi mei usq. ad Jerusalem
-12 Descendit malum a Do. in portam Jerusalem
3-10 Qui ædificatis... Jerusalem in iniquitate
-12 Et Jerusalem quasi acervus lapidum erit
4- 2 Egredietur lex, et verbum Do. de Jerusalem
- 8 Veniet potestas prima, regnum filiæ Jerusalem
Soph. 1- 4 Et super omnes habitantes Jerusalem
-12 Scrutabor Jerusalem in lucernis
3-14 Lætare, et exulta in omni corde, filia Jerusalem
-16 In die illa dicetur Jerusalem : Noli timere
Zach. 1-12 Usquequo tu non misereberis Jerusalem
-14 Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno
-16 Revertar ad Jerusalem in misericordiis
Perpendiculum extendetur super Jerusalem
-17 Dominus Sion, et eliget adhuc Jerusalem
-19 Ventilaverunt Judam, et Isr., et Jerusalem
2- 2 Ut metiar Jerusalem, et videam quanta sit
- 4 Dicens : Absque muro habitabitur Jerusalem
-12 Et eliget adhuc Jerusalem
3- 2 Et increpet Dom. in te, qui elegit Jerusalem
7- 7 Cum adhuc Jerusalem habitaretur
8- 3 Et habitabo in medio Jerusalem : et vocabitur Jerusalem civitas veritatis
- 4 Habitabunt senes et anus in plateis Jerusalem
- 8 Et habitabunt in medio Jerusalem
-15 Ut benefaciam domui Juda, et Jerusalem
-22 Ad quærendum Do. exercituum in Jerusalem
9- 9 Exulta satis filia Sion, jubila filia Jerusalem
-10 Et disperdam... equum de Jerusalem
12- 2 Ecce ego ponam Jerusalem superliminare
Et Juda erit in obsidione contra Jerusalem

Zach. 12- 3 In die illa ponam Jerusalem lapidem oneris
- 5 Confortentur mihi habitatores Jerusalem
- 6 Et habitabitur Jerusalem rursus in loco suo in Jerusalem
- 7 Gloria habitantium Jerusalem contra Judam
- 8 Proteget Dominus habitatores Jerusalem
- 9 Omnes gentes, quæ veniunt contra Jerusalem
-10 Et effundam.. super habitatores Jerusalem, spiritum gratiæ
-11 In die illa magnus erit planctus in Jerusalem
13- 1 In die illa erit fons... habitantibus Jerusalem, in oblationem peccatoris
14- 2 Et congregabo omnes gentes ad Jerusalem
- 4 Qui est contra Jerusalem ad Orientem
- 8 In die illa : Exibunt aquæ vivæ de Jerusalem
-10 De colle Remmon ad Austrum Jerusalem
-11 Sed sedebit Jerusalem secura
-12 Quæ pugnaverunt adversus Jerusalem
-14 Sed et Judas pugnabit adversus Jerusalem
-16 Gentibus, quæ venerunt contra Jerusalem
-17 Qui non ascenderit de familiis terræ ad Jerusalem
-21 Et erit omnis lebes in Jerusalem
Malac. 2-11 Abominatio facta est in Isr., et in Jerusalem
3- 4 Et Jerusalem sicut dies sæculi, et sicut anni
1 Mac. 1-30 Et venit Jerusalem cum turba magna
-36 Et congregaverunt spolia Jerusalem
-40 Fugerunt habitatores Jerusalem propter eos
-46 Et misit rex libros per manus nuntiorum in Jerusalem
2- 1 Sacerdos ex filiis Joarib ab Jerusalem
- 6 Quæ fiebant in pop. Juda, et in Jerusalem
-18 Viri Juda, et qui remanserunt in Jerusalem
-31 Qui erat in Jerusalem Civitate David
3-34 Et de inhabitantibus Judæam et Jerusalem
-35 Ad conterendam et extirpandam virtutem Israel, et reliquias Jerusalem
-45 Et Jerusalem non habitabatur
-46 Et venerunt in Maspha contra Jerusalem
6- 7 Super altare, quod erat in Jerusalem
-12 Reminiscor malorum, quæ feci in Jerusalem
-26 Ecce applicuerunt hodie ad arcem Jerusalem
-48 Ascenderunt contra eos in Jerusalem
7-17 Et sanguinem ipsorum effuderunt in circuitu Jerusalem
-19 Et movit Bacchides castra ab Jerusalem
-27 Venit Nicanor in Jerusalem cum exercitu
-39 Et exiit Nicanor ab Jerusalem
-47 Et suspenderunt contra Jerusalem
8-22 In tabulis æreis, et miserunt in Jerusalem
9- 3 Applicuerunt exercitum ad Jerusalem
-49 Et reversi sunt in Jerusalem
-53 Posuit eos in arce in Jerusalem in custodiam
10- 7 Venit Jonathas in Jerusalem, et legit epist.
-10 Et habitavit Jonathas in Jerusalem
-31 Jerusalem sit sancta, et libera cum finibus
-32 Remitto etiam potestatem arcis, quæ est in Jerusalem
-39 Qui sunt in Jerusalem, ad necessarios sumptus sanctorum
-45 Ad extruendos muros Jerusalem
-66 Et reversus est Jonathas in Jerusalem cum pace
-74 Exiit ab Jerusalem, et occurrit ei Simon
-87 Reversus est Jonathas in Jerusalem cum suis
11-20 Ut expugnar. arcem quæ est in Jerusalem
-41 Ut ejiceret eos, qui in arce erant in Jerusalem
-51 Et regressi sunt in Jerusalem habentes spolia
-62 Et misit illos in Jerusalem : et perambulavit
-74 Et reversus est Jonathas in Jerusalem
12-25 Et exiit ab Jerusalem, et occurrit eis
-36 Et ædificare muros in Jerusalem, et exaltare
13- 2 Ascendit Jerusalem, et congregavit popul.
-10 Acceleravit consummare universos muros Jerusalem, et munivit eam in gyro
-39 Si quid aliud erat tributarium in Jerusalem
-49 Qui autem erant in arce Jerusalem
14-19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jerusalem
-36 In civitate David erant in Jerusalem, in arce
-37 Et exaltavit muros Jerusalem
15- 7 Jerusalem autem sanctam esse, et liberam
-28 Vos tenetis... arcem quæ est in Jerusalem
-32 Venit Athenobius amicus regis in Jerusalem
16-20 Alios misit occupare Jerusalem, et montem
Matth. 23-37 Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas
Luc. 2-22 Tulerunt illum in Jerusalem
-25 Homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon
-41 Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem
-43 Remansit puer Jesus in Jerusalem
-45 Regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum
4- 9 Et duxit illum in Jerusalem, et statuit eum
Luc. 5-17 Et legis doctores, qui venerant ex omni castello Galilææ, et Judææ, et Jerusalem
6-17 Ab omni Judæa, et Jerusalem, et maritima
9-31 Quem completurus erat in Jerusalem
-51 Faciem suam firmavit ut iret in Jerusalem
-53 Quia facies ejus erat euntis in Jerusalem
10-30 Homo quidam descendebat ab Jerusalem
13- 4 Præter o. homines habitantes in Jerusalem
-22 Docens, et iter faciens in Jerusalem
-33 Non capit prophetam perire extra Jerusalem
-34 Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas
17-11 Et factum est, dum iret in Jerusalem
19-11 Dixit parabolam, eo quod esset prope Jerusalem
21-20 Cum autem videritis circumdari ab exercitu Jerusalem
-24 Et Jerusalem calcabitur a gentibus
23-28 Filiæ Jerusalem, nolite flere super me
24-13 In castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem
-18 Dixit ei : Tu solus peregrinus es in Jerusalem
-33 Surg. eadem hora regressi sunt in Jerusalem
-52 Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem
Act. 1- 8 Et eritis mihi testes in Jerusalem
-12 Qui vocatur Oliveti, qui est juxta Jerusalem
-19 Et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem
2- 5 Erant autem in Jerusalem habitantes Judæi
-14 Viri Judæi, et qui habitatis Jerusalem univ.
-43 Et signa per Apostolos in Jerusalem fiebant
4- 5 Ut congregarentur... Scribæ in Jerusalem
-16 Omnibus habitantibus Jerusalem
5-16 Multitudo vicinarum civitatum Jerusalem
-28 Et ecce replestis Jerusalem doctrina vestra
6- 7 Et multiplicabatur numerus discipulorum in Jerusalem valde
8-26 Ad viam quæ descendit ab Jerusalem in Gazam
-27 Venerat adorare in Jerusalem
9- 2 Ut... vinctos perduceret in Jerusalem
-13 Quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusalem
-21 Qui expugnabat in Jerusalem eos
-26 Cum autem venisset in Jerusalem, tentabat
-28 Erat cum illis intrans et exiens in Jerusalem
10-39 Quæ fecit in regione Judæor., et Jerusalem
13-27 Qui enim habitabant Jerusalem
-31 Ascenderant cum eo de Galilæa in Jerusalem
15- 2 Ad Apostolos et presbyteros in Jerusalem
20-22 Ecce alligatus ego spiritu, vado in Jerusalem
21-11 Sic alligabunt in Jerusalem Judæi
-13 Sed et mori in Jerusalem paratus sum
-15 Præparati, ascendebamus in Jerusalem
-31 Quia tota confunditur Jerusalem
22- 5 Ut adducerem inde vinctos in Jerusalem
-17 Factum est a. revertenti mihi in Jerusalem
-18 Festina, et exi velociter ex Jerusalem
23-11 Sicut e. testificatus es de me in Jerusalem
24-11 Ex quo ascendi adorare in Jerusalem
25- 3 Ut juberet perduci eum in Jerusalem
Rom. 15-19 Ita ut ab Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum repleverim Evangelium
-25 Nunc igitur proficiscar in Jerusalem ministrare sanctis
-26 In pauperes sanct., qui sunt in Jerusalem
-31 Oblatio accepta fiat in Jerusalem sanctis
1 Cor. 16- 3 Hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem
Galat. 4-25 Ei quæ nunc est Jerusalem, et servit
-26 Illa autem, quæ sursum est Jerusalem, libera est
Hebr. 12-22 Accessistis ad Sion... Jerusalem cœlestem
Apoc. 3-12 Nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem
21- 2 Ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de cœlo a Deo
-10 Ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem

JESAAR.

Filius secundus Caath filii Levi.

Num. 3-19 Filii Caath : Amram et Jesaar, Hebron

JESAARITÆ. *Filii Jesaar.*

Num. 3-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas et Jesaaritas

JESAIA.

Cantor templi, cui exiit sors octava.

1 Par. 25-15 Octava Jesaiæ, filiis et fratribus ejus

JESAMARI. *Filius quartus Elphaal.*

1 Par. 8-18 Jesamari, et Jezlia, et Jobab, filii Elphaal

JESANA. *Urbs in tribu Ephraïm.*

2 Par. 13-19 Cepit... Jesana cum filiabus suis

JESBA.

Filius septimus Ezra, paterque Esthamo, in tribu Juda.

1 Par. 4-17 Genuitque Mariam... et Jesba patrem Esthamo

JESBAAM I.

Filius Hachamoni, princeps inter triginta viros fortes; iste levavit hastam suam super trecentos vulneratos una vice, quos interfecit.

1 Par. 11-11 Jesbaam filius Hachamoni princeps

JESBAAM II.

De Carehim, vel, Hebraïce et Græce, de Coritis, seu posteris Core, Levitis.

1 Par. 12- 6 Azareel, et Joëzer, et Jesbaam de Carehim

JESBACASSA I.

Filius Heman, cantor tabernaculi.

1 Par. 25- 4 Jesbacassa, Mellothi, Othir, Mahazioth

JESBACASSA II. *Alter est cantor.*

1 Par. 25-24 Septima decima (*exiit sors*) Jesbacassæ

JESBIBENOB.

Anno mundi 2992, ante J. Ch. 1062. Gigas de genere Arapha, cujus ferrum hastæ trecentas uncias appendebat, id est, circiter viginti quinque libras; accinctus etiam erat ense novo. Nitebatur iste percutere David; Abisaï vero filius Sarviæ præsidio fuit David, percussumque Philisthæum interfecit.

2 Reg. 21-16 Jesbibenob, qui fuit de genere Arapha

JESBOAM.

Filius Zabdiel. Erat de tribu Juda, et ad familiam Phares, sicut David ipse, pertinebat. Sub se habebat viginti quatuor millia virorum.

1 Par. 27- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam præerat

JESBOC.

Filius quintus Abrahæ ex Cetura.

Gen. 25- 2 Quæ peperit ei Zamran... et Jesboc, et Suë
1 Par. 1-32 Jecsan, Madan, Madian, Jesboc, et Suë

JESCHA.

Filia Aran filii Thare et fratris Abrahæ, quæ et Saraï dicebatur, quam uxorem duxit Abraham.

Gen. 11-29 Aran, patris Melchæ, et patris Jeschæ

JESEIAS I.

Filius Phaltiæ filii Hananiæ filii Zorobabel, paterque Raphaïæ, e semine regis Juda.

1 Par. 3-21 Phaltias pater Jesciæ, cujus filius Raphaïa

JESEIAS II.

Filius quartus Idithun cantoris tabernaculi.

1 Par. 25- 3 Godolias, Sori, Jesciäs, et Hasabias

JESEMA.

Filius secundus Etam, e stirpe Juda.

1 Par. 4- 3 Ista quoq. stirps Etam : Jezrahel, et Jesema

JESER.

Filius tertius Nephthali filii Jacob, princeps familiæ Jeseritarum.

Gen. 46-24 Filii Nephthali : Jasiel, et Guni, et Jeser
Num. 26-49 Jeser, a quo familia Jeseritarum
1 Par. 7-13 Jasiel, et Guni, et Jeser, et Sellum

JESERITÆ.

Num. 26-49 Jeser, a quo familia Jeseritarum

JESESI.

Filius Jeddo, pater Michaelis, e stirpe Gad.

1 Par. 5-14 Filii Michaël, filii Jesesi, filii Jeddo

JESI I.

Filius Apphaïm filii Nadab filii Semei filii Onam, et pater Sesan, e semine Caleb.

1 Par. 2-31 Filius vero Apphaïm Jesi : qui Jesi genuit Sesan
4-20 Et filii Jesi, Zoheth, et Benzoheth

JESI II.

Pater Phaltiæ, Naariæ, Raphaïæ, et Oziel, qui, regnante Ezechia in Juda, abierunt in montem Seir, id est, in Idumæam, cum viris

quingentis, et percusserunt reliquos Amalecitas, qui Saülis, Davidis et aliorum regum e manibus evaserunt, et in montibus Seir adhuc habitabant; devictorum loco hi filii Jesi ibi manserunt.

1 *Par.* 4-42 Habentes principes... et Oziel filios Jesi

JESI III.

Princeps familiæ in tribu Manasse.

1 *Par.* 5-24 Epher, et Jesi, et Eliel, et Ezriel

JESIA I.

Filius quartus Izrahiæ filii Ozi filii Thola filii Issachar.

1 *Par.* 7- 3 Izrahia, de quo nati sunt... Johel, et Jesia

JESIA II.

Vir e tribu Benjamin et e familia Saül. Venit ad David in Siceleg, partesque ejus tenuit.

1 *Par.* 12- 6 Elcana, et Jesia, et Azareel, et Joëzer

JESIA III vel JESIAS.

Levites, filius primogenitus Rohobiæ.

1 *Par.* 24-21 De filiis quoque Rohobiæ princeps Jesias

JESIA IV.

Filius secundus Oziel, in tribu Levi, e familia Caath.

1 *Par.* 23-20 Filii Oziel: Micha primus, Jesia secundus
24-25 Frater Micha, Jesia: filiusque Jesiæ, Zacharias

JESIEL.

Filius primogenitus Nephthali, princeps familiæ Jesielitarum.

Num. 26-48 Jesiel, a quo familia Jesielitarum

JESIELITÆ.

Num. 26-48 Jesiel, a quo familia Jesielitarum

JESIMON. *Urbs in tribu Juda.*

1 *Reg.* 23-24 In campestribus, ad dexteram Jesimon

JESMACHIAS.

Unus e custodibus horreorum quæ præparari jusserat Ezechias rex in domo Domini.

2 *Par.* 31-13 Eliel, et Jesmachias, et Mahath, et Banaïas

JESMAIAS.

Filius Abdiæ, et princeps in tribu Zabulon, regnante David.

1 *Par.* 27-19 Zabulonitis, Jesmaïas filius Abdiæ

JESPHA.

Filius secundus Baria, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-16 Michaël q., et Jespha, et Joha, filii Baria

JESPHAM.

Inter undecim filios Sesac, primogenitus est Jespham, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-22 Et Jespham, et Heber, et Eliel

JESRAELI.

Idem quod Israel, unde alii interpretes legunt: Fuitque Amasa *filius cujusdam viri* nomine Jethra Israëlitæ. *Erat porro Israelita genere et religione, Ismaelita vero habitatione; vocatur enim Ismaelita in* 1 *Paral.* 2-17, *quod scilicet habitasset aliquando apud Ismaelitas. Quidam autem aiunt fuisse de Jezraheli civitate, in tribu Juda.*

2 *Reg.* 17-27 Filius viri qui vocabatur Jetra de Jesraëli

JESSE.

Pater David; dicitur quoque Isaï. Vid. Isai. *Versus qui legitur in fine Psalmi* 71, *adjectus est ab iis qui Psalmos Davidis in ordinem redegerunt. Insuper, Psalmus iste videtur esse omnium postremus, quamvis ultimo loco collocatus non sit. Scriptus enim est eo tempore quo David morti vicinus Salomonem filium suum in regni possessionem immisit.*

Psal. 71-20 Defecerunt laudes David filii Jesse
Eccli. 45-31 Testamentum David regi filio Jesse
Isai. 11- 1 Et egredietur virga de radice Jesse, et flos
-10 Radix Jesse, qui stat in signum populorum
Matth. 1- 5 Obed autem genuit Jesse
Jesse autem genuit David regem
Luc. 3-32 Qui fuit Jesse, qui fuit Obed
Act. 13-22 Inveni David filium Jesse
Rom. 15-12 Et rursus Isaïas ait: Erit radix Jesse

JESSE.

In Hebræo est Gosen et apud LXX, Gessen, quæ pars est inferioris Ægypti a Joseph fratribus suis concessa, ut eam incolerent.

Judith. 1- 9 Omn. terram Jesse, quousque perveniatur

JESSUI I.

Filius tertius Aser filii Jacob, et princeps familiæ Jessuitarum.

Gen. 46-17 Filii Aser: Jamne, et Jesua, et Jessui
Num. 26-44 Jessui, a quo familia Jessuitarum
1 *Par.* 7-30 Filii Aser: Jemna, et Jesua, et Jessui

JESSUI II.

Filius secundus Saül ex Achinoam.

1 *Reg.* 14-49 Filii Saül, Jonathas, et Jessui, et Melchisua

JESSUITÆ.

Num. 26-44 Jessui, a quo familia Jessuitarum

JESU.

Inter majores Jesu Christi numeratur. In Græco scribitur Jose.

Luc. 3-29 Qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer

JESUA I.

Filius secundus Aser filii Jacob ex Zelpha ancilla Liæ.

Gen. 46-17 Filii Aser: Jamne, et Jesua, et Jessui
1 *Par.* 7-30 Filii Aser: Jemna, et Jesua, et Jessui

JESUA II.

Levita de familia Eleazar, cui exiit sors nona in ordine familiarum sacerdotalium.

1 *Par.* 24-11 Nona (*sors egressa est*) Jesua

JESUA III.

Unus e Levitis qui ascenderunt cum Zorobabel e captivitate Babylonis; et erat super hymnos, id est, cantoribus præerat.

2 *Esdr.* 12- 8 Porro Levitæ, Jesua, Bennui

JESUE.

Unus e Levitis quos constituerat Core, janitor portæ Orientalis templi, in civitatibus sacerdotum, ut distribuerent fratribus suis partes primitiarum et consecratarum in Sancta Sanctorum.

2 *Par.* 31-15 Et sub cura ejus Eden, et Benjamin, Jesuë

JESUE. *Urbs in tribu Juda.*

2 *Esdr.* 11-26 Et in Jesuë, et in Molada

JESUS I.

Qui dicitur Josue filius Nun, princeps tribus Ephraim, Osee prius nominatus, post Moysen dux populi Israelitici; successor in populi gubernatione, et in spiritu prophetico. Vid. Josue.

Eccli. 46- 1 Fortis in bello Jesus Nave, successor Moysi
1 *Mac.* 2-55 Jesus dum implevit verbum, factus est dux in Israel
2 *Mac.* 12-15 Machinis temporibus Jesu præcipitavit Jericho
Act. 7-45 Quod (*tabernaculum*) et induxerunt, suscipientes patres nostri cum Jesu
Hebr. 4- 8 Nam si eis Jesus requiem præstitisset
Judæ. - 5 Quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans

JESUS II et JESUS III.

In summario sequenti contineri licuit utriusque historiam, ut est in præfatione incerti auctoris ad librum Ecclesiastici. Jesus II, Sirach quidem filius fuit, nepos vero Jesu III eodem appellati nomine. Vixit autem posterioribus temporibus, posteaquam populus in captivitatem abductus est, et in patriam revocatus, atque adeo post omnes fere prophetas. Porro avus ejus Jesus, quemadmodum ipse testatur, vir fuit inter Hebræos summa tum industria, tum prudentia, qui non solum aliorum, qui ante se fuerunt, hominum sapientum sapienter dicta collegit; sed ipse etiam quædam privatim commode ac scite pronuntiavit, multæ intelligentiæ ac sapientiæ plena. Cum igitur hunc Librum prope collectum Jesus ille primus (alias III) vita defunctus reliquisset, Sirach post mortem illius eumdem acceptum Jesu (II) filio suo tradidit. Qui quidem eum in manus sumptum concinne totum redegit in volumen; Sapientiam*que non suo solum et patris, sed etiam avi sui nomine appellavit; ut hoc* Sapientiæ *nomine, studium amoremque auditoris ad ipsius libri meditationem alliceret. Itaque hic quidem Liber dicta Sapientiæ atque ænigmata, similitudinesque continet, tum singulares quasdam veteres divinasque historias, etiam virorum qui Deo grati extiterunt, quibus oratio ejus laudatioque accedit. Præterea quibus Deus beneficiis populum suum dignatus affecerit, et quibus malis hostes ejus cumularit, in eodem libro memoratur. Hic Jesus Salomonis fuit assectator, nec minorem doctrinæ sapientiæque laudem quam ille adeptus est, ut qui vere multiscius et ipse fuerit, et appellatus.*

Titul. Eccli. Ecclesiasticus Jesu filii Sirach
Prolog. Eccli. Avus m. Jesus, postquam se amplius dedit
Eccli. 50-29 Scripsit in codice isto Jesus filius Sirach
51- 1 Oratio Jesu filii Sirach: Confitebor

JESUS IV.

Filius Josedech, Judæorum summus sacerdos, qui templum cum Zorobabel reædificavit. Dicitur etiam alibi et est Josue IV. Quod de eo dicitur in Zach. 3-3: Jesus erat indutus vestibus sordidis, et stabat ante faciem Angeli *Michaelis, ut peccator contritus et humiliatus, sic interpretatur D. Hieronymus. « Jesus, inquit, indutus erat vestibus sordidis tripliciter, vel ob conjugium illicitum (nempe cum aliena uxore), vel ob peccata populi, vel propter squallorem captivitatis. » Chaldæus, Lyranus, Vatablus, Sa, Mariana, a Lapide et alii aiunt pontificem hunc ad populum diuturnæ captivitatis causa rudem rursus instituendum, et ab alienigenarum mulierum conjugiis abstrahendum, pigerrimum fuisse; quin imo et filios suos qui uxores ipsi alienigenas acceperant non increpuisse (vid.* 1 *Esdr.* 10-18), *atque ideo harum culparum sordibus infectum. Laudatur tamen in Ecclesiastico, et ex Zach.* 6-11 *et* 12 *typum Christi gessit.*

Eccli. 49-14 Sic et Jesum filium Josedec?
Aggæi. 1- 1 Et ad Jesum filium Josedec, sacerdotem
-12 Et Jesus filius Josedec sacerdos magnus
-14 Suscitavit Dominus... spiritum Jesu filii Josedec
2- 3 Loquere... ad Jesum filium Josedec
- 5 Jesu fili Josedec, sacerdos magne
Zach. 3- 1 Ostendit mihi Dominus Jesum sacerdotem
- 3 Et Jesus erat indutus vestibus sordidis
- 6 Et contestabatur Angelus Domini Jesum
- 8 Audi, Jesu sacerdos magne, tu et amici
- 9 Quia ecce lapis, quem dedi coram Jesu
6-11 Et pones in capite Jesu filii Josedec

JESUS V.

Qui dicitur Justus, et a sancto Paulo ad fidem christianam conversus.

Colos. 4-11 Jesus, qui dicitur Justus (*salutat vos*)

JESUS. *Attributum.*

Habac. 3-18 Et exultabo in Deo Jesu meo. *LXX habent,* Salvatore, *Chald. habet* Redemptore, *et dicit Menochius: « Qui ex captivitate Babylonis, et deinde per Christum ex servitute peccati et Diaboli liberabit me. »*

JESUS CHRISTUS.

Regnante in Judæa Herode, et Cæsare Augusto Romæ imperante, erat in oppido Galilææ puella eximiæ sanctitatis, nomine Maria, quæ virgo permanere constituerat, quamvis desponsata viro sancto nomine Joseph, ex eadem gente ac ipsa, hoc est, de tribu Juda et de stirpe David. Gabriel angelus missus est ad Mariam a Deo, ut ei annuntiaret ipsam Christi matrem futuram; et ipsa consensit, postquam ab Angelo certior facta est, fore ut virgo permaneret, et sancti Spiritus operatione mater fieret. Tunc Filius Dei, Verbum quod erat in principio apud Deum, et Deus erat ut Pater, caro factum est, nempe homo sicut nos, vere assumens corpus et animam in sanctissimæ Virginis utero. Joseph et Maria compulsi sunt ad civitatem Judææ Bethlehem pergere, et in stabulo divertere. Ibi natus est, anno mundi 4054, *die Decembris vigesima quinta, ut fert communis traditio, Infans divinus, qui veniens in mundum salutatus est ab Angelis de cœlo clamantibus:* Gloria in excelsis Deo. *Die octava circumcisus est, et vocatus JESUS, id est, Salvator. Paulo post Magi, hoc est, viri docti, ab Oriente venerunt a stella ducti, ut eum adorarent, eique aurum, thus, et myrrham deferentes. Cum se venisse dicerent propter regem Judæorum,*

Herodes vehementer commotus est, occiditque infantes omnes e finibus Bethlehem. At Joseph ab Angelo admonitus Jesum cum matre in Ægyptum abduxit, ibique usque ad obitum Herodis manserunt; tum reversi sunt Nazareth, ubi Jesus ignotus vixit usque ad trigesimum circiter ætatis suæ annum, subditus Matri et Joseph, qui pater ejus putabatur, artemque cum illo fabrilem exercens. Baptizatus est a sancto Joanne Baptista, et ductus est in desertum a Spiritu sancto, ubi jejunavit quadraginta diebus, et multis modis passus est a Diabolo tentari. Rediit in Galilæam, habitavitque prope locum Genesareth, et magnam discipulorum multitudinem collegit, ex quibus duodecim elegit quos vocavit Apostolos; quos binos mittebat ad prædicationem, prædicans ipse per civitates et castella Evangelium regni cœlorum; advenisse tempus quo omnes homines vocarentur ad cognitionem Dei; se Messiam esse, vel Christum, a Patriarchis expectatum et optatum, prædictumque a Prophetis, Filium Dei, missum ad conciliandam vitam æternam his qui fidem haberent. Ut ostenderet se loqui jussu Dei, innumera miracula patrabat; sanabat morborum omne genus puncto temporis et unico verbo. Visum cæcis, vocem mutis, surdis auditum restituebat. Occupatos a Dæmone liberabat, mortuos excitabat. Erat interea vita ejus omnium virtutum exemplar. Erat mitis et humilis corde, patienterque ferebat paupertatis incommoda et hominum molestias. Non Judæi tantum, sed et gentiles ad eum videndum audiendumque se undique conferebant. Scribæ autem et Pharisæi offensi sunt libertate qua eorum vitia arguebat, et sæpius lapides sumpserunt, ut in eum jacerent, et tandem morte eum afficere decreverunt. Corruperunt unum ex Discipulis ejus, Judam Iscariotem, qui se illis eum traditurum promisit, triginta argenteorum pretio. Pascha tempus fuit quo inimici Jesu eum capere et necare statuerunt. Pridie ad cœnam cum Discipulis suis faciendam se contulit. Instituit sacramentum Eucharistiæ. Postea exivit cum Discipulis, et perrexit in montem Olivarum, in hortum ubi orare consueverat. Ibi apprehenderunt eum Judæi, qui duxerunt eum ad Caïpham, ubi per falsa testimonia morte damnatus est. A Caipha ductus ad Pontium Pilatum, ibi flagellatus et spinis coronatus est a militibus ad ludibrium, quod se Judæorum regem diceret. Tandem Jesum damnavit Pilatus, invitus licet, oneratumque cruce duci jussit in locum Golgotha, seu Calvariæ. Illic Jesus crucifixus est inter duos latrones: ad mortem ejus sol defecit, terra tremuit, sepulcra aperta sunt, mortui surrexerunt. Hac morte Justitiæ divinæ abunde satisfactum est pro hominum peccatis. Jesus innocens pro reis solvit, redemit eos sanguine suo a Diaboli servitute, et vitæ æternæ viam morte sua patefecit. Jesu mortui corpus aromatibus conditum est, positum in sepulcro quod inimici ejus custodiendum curarunt, scientes promisisse se resurrecturum. At tertia die Jesus de sepulcro vivus prodiit, et custodes quasi mortui jacuerunt. Apparuit Discipulis sæpius per quadraginta dies, multa mandata dedit, præcepitque ut irent, et Evangelium prædicarent cunctis gentibus, easque baptizarent in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Dedit eis etiam potestatem remittendi peccata, et promisit se cum eis adfuturum usque ad sæculorum finem. Coram eis tandem ad cœlum ascendit, ibique manet sedens ad dexteram Dei Patris omnipotentis, creatis omnibus excelsior. At indesinenter sua pro nobis merita Deo offert, Ecclesiæque suæ subvenit, donec e cœlo iterum descendat, judicaturus vivos et mortuos. Vide plura insuper apud Evangelistas; nam sunt et alia multa quæ fecit Jesus: quæ si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt, libros.

Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi filii David
-16 De qua natus est Jesus, qui vocatur Christus
-21 Et vocabis nomen ejus Jesum
-25 Et vocavit nomen ejus Jesum
2- 1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem
3-13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem
-15 Respondens aut. Jesus, dixit ei: Sine modo
-16 Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua

Matth. 4- 1 Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu
- 7 Ait illi Jesus: Rursum scriptum est
-10 Tunc dicit ei Jesus: Vade, Satana
-12 Cum autem audisset Jesus quod Joannes traditus esset
-17 Exinde cœpit Jesus prædicare, et dicere
-18 Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ
-23 Et circuibat Jesus totam Galilæam, docens
5- 1 Videns a. Jesus turbas, ascendit in montem
7-28 Cum consummasset Jesus verba hæc
8- 3 Et extendens Jesus manum, tetigit eum
- 4 Et ait illi Jesus: Vide, nemini dixeris
- 7 Et ait illi Jesus: Ego veniam, et curabo eum
-10 Audiens autem Jesus miratus est
-13 Et dixit Jesus centurioni: Vade
-14 Et cum venisset Jesus in domum Petri
-18 Videns autem Jesus turbas multas circum se
-20 Et dicit ei Jesus: Vulpes foveas habent
-22 Jesus autem ait illi: Sequere me, et dimitte
-26 Et dicit eis Jesus: Quid timidi estis?
-29 Dicentes: Quid nobis et tibi, Jesu Fili Dei?
-34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu
9- 2 Videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico
- 4 Cum vidisset Jesus cogitationes eorum
- 9 Et cum transiret inde Jesus, vidit hominem
-10 Discumbebant cum Jesu, et Discipulis ejus
-12 At Jesus audiens, ait: Non est opus valentibus medicus
-15 Ait illis Jesus: Numquid possunt filii sponsi lugere quandiu cum illis est sponsus?
-19 Et surgens Jesus, sequebatur eum
-22 At Jesus conversus, et videns eam, dixit
-23 Et cum venisset Jesus in domum principis
-27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum
-28 Et dicit eis Jesus: Creditis quia hoc possum
-30 Comminatus est illis Jesus, dicens: Videte
-35 Circuibat Jesus omnes civitates, et castella
10- 5 Hos duodecim misit Jesus; præcipiens eis
11- 1 Et factum est, cum consummasset Jesus
- 4 Et respondens Jesus ait illis: Euntes renunt.
- 7 Cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne
-25 In illo tempore respondens Jesus dixit
12- 1 In illo tempore abiit Jesus per sata sabbato
-15 Jesus a. sciens recessit inde: et secuti sunt
-25 Jesus autem sciens cogitationes eorum, dixit
13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
-34 Hæc omnia locutus est Jesus in parabolis
-53 Cum consummasset Jesus parabolas istas
-57 Scandalizabantur in eo. Jesus aut. dixit eis
14- 1 Audivit Herodes tetrarcha famam Jesu
-12 Et venientes nuntiaverunt Jesu
-13 Quod cum audisset Jesus, secessit inde in navicula
-16 Jesus a. dixit eis: Non habent necesse ire
-22 Statim compulit Jesus Discipulos ascendere
-27 Statimque Jesus locutus est eis, dicens
-29 Ambulabat super aquam ut veniret ad Jesum
-31 Et continuo Jesus extendens manum, apprehendit eum
15-21 Egressus inde Jesus, secessit in partes Tyri
-28 Tunc respondens Jesus, ait illi: O mulier
-29 Et cum transisset inde Jesus, venit secus
-32 Jesus autem, convocatis Discipulis suis, dixit
-34 Et ait illis Jesus: Quot habetis panes?
16- 8 Sciens autem Jesus, dixit: Quid cogitatis
-13 Venit a. Jesus in partes Cæsareæ Philippi
-15 Dicit illis Jesus: Vos autem quem me esse dicitis?
-17 Respondens autem Jesus, dixit ei: Beatus es
-20 Ut nemini dicerent quia ipse esset Jesus
-21 Exinde cœpit Jesus ostendere Discipulis suis
-24 Tunc Jesus dixit Discipulis suis: Si quis vult
17- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum et Jac.
- 4 Dixit ad Jesum: Do., bonum est nos hic esse
- 7 Et accessit Jesus, et tetigit eos: dixitque eis
- 8 Neminem viderunt, nisi solum Jesum
- 9 Præcepit eis Jesus, dicens: Nemini dixeritis
-16 Respondens autem Jesus, ait: O generatio
-17 Increpavit illum Jesus, et exiit ab eo dæmon.
-18 Tunc accesserunt Discipuli ad Jesum secreto
-19 Dixit illis Jesus: Propter incredulitatem
-21 Dixit illis Jesus: Filius hominis tradendus est
-24 Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus
-25 Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii
18- 1 In illa hora accesserunt Discipuli ad Jesum
- 2 Et advocans Jesus parvulum, statuit eum
-22 Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque septies
19- 1 Cum consummasset Jesus sermones istos
-14 Jesus vero ait eis: Sinite parvulos... ad me venire
-18 Jesus autem dixit: Non homicidium facies
-21 Ait illi Jesus: Si vis perfectus esse, vade
-23 Jesus autem dixit Discipulis suis: Amen dico

Matth. 19-26 Aspiciens a. Jesus, dixit illis: Apud homines
-28 Jesus autem dixit illis: Amen dico vobis
20-17 Et ascendens Jesus Jerosolymam, assumpsit
-22 Respondens autem Jesus, dixit: Nescitis quid petatis
-25 Jesus autem vocavit eos ad se, et ait: Scitis
-30 Audierunt quia Jesus transiret: et clamaver.
-32 Et stetit Jesus; et vocavit eos, et ait
-34 Misertus a. eorum Jesus, tetigit oculos eor.
21- 1 Tunc Jesus misit duos Discipulos
- 6 Discipuli fecerunt sicut præcepit illis Jesus
-11 Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ
-12 Intravit Jesus in templum Dei, et ejiciebat
-16 Jesus autem dixit eis: Utique
-21 Respondens autem Jesus, ait eis: Amen dico vobis
-24 Respondens Jesus dixit eis: Interrogabo vos
-27 Et respondentes Jesu, dixerunt: Nescimus
-31 Dicit illis Jesus: Amen dico vobis
-42 Dicit illis Jesus: Nunquam legistis in Scripturis
22- 1 Et respondens Jesus, dixit iterum in parab.
-18 Cognita autem Jesus nequitia eorum, ait
-20 Et ait illis Jesus: Cujus est imago hæc?
-29 Respondens autem Jesus, ait illis: Erratis
-37 Ait illi Jesus: Diliges Dominum Deum tuum
-41 Congregatis autem Pharisæis, interrogavit eos Jesus
23- 1 Tunc Jesus locutus est ad turbas
24- 1 Et egressus Jesus de templo, ibat
- 4 Et respondens Jesus, dixit eis: Videte ne quis vos seducat
26- 1 Cum consummasset Jesus sermones hos om.
- 4 Consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent
- 6 Cum autem Jesus esset in Bethania
-10 Sciens a. Jesus, ait illis: Quid molesti estis
-17 Accesserunt Discipuli ad Jesum, dicentes
-18 At Jesus dixit: Ite in civitatem ad quemdam
-19 Fecerunt Discipuli sicut constituit illis Jesus
-26 Accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit
-31 Tunc dicit illis Jesus: Omnes vos scandalum patiemini in me
-34 Ait illi Jesus: Amen dico tibi, quia in hac nocte
-36 Tunc venit Jesus cum illis in villam
-49 Et confestim accedens ad Jesum, dixit: Ave
-50 Dixitque illi Jesus: Amice, ad quid venisti? Accesserunt, et manus injecerunt in Jesum
-51 Et ecce unus ex his qui erant cum Jesu
-52 Tunc ait illi Jesus: Converte gladium tuum
-55 In illa hora dixit Jesus turbis
-57 At illi tenentes Jesum duxerunt ad Caïpham
-59 Quærebant falsum testimon. contra Jesum
-63 Jesus a. tacebat. Et princeps sacerd. ait illi
-64 Dicit illi Jesus: Tu dixisti
-69 Una ancilla, dicens: Et tu cum Jesu Galilæo eras
-71 Et hic erat cum Jesu Nazareno
-75 Et recordatus est Petrus verbi Jesu
27- 1 Adversus Jesum: ut eum morti traderent
-11 Jesus autem stetit ante præsidem, et interr. Tu es rex Judæorum? Dicit illi Jesus: Tu dicis
-17 Barabbam, an Jesum, qui dicitur Christus
-20 Ut peterent Barabb., Jesum vero perderent
-22 Dicit illis Pilatus: Quid igitur faciam de Jesu
-26 Jesum autem flagellatum tradidit eis
-27 Tunc milites præsidis suscipientes Jesum
-37 Hic est Jesus rex Judæorum
-46 Clamavit Jesus voce magna, dicens: Eli, Eli
-50 Jesus autem iterum clamans voce magna
-54 Et qui cum eo erant, custodientes Jesum
-55 Quæ secutæ erant Jesum a Galilæa
-57 Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu
-58 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
28- 5 Scio enim quod Jesum, qui crucifixus est, quæritis
- 9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens: Avete
-10 Tunc ait illis Jesus: Nolite timere; ite
-16 In montem, ubi constituerat illis Jesus
-18 Et accedens Jesus locutus est eis, dicens

Marc. 1- 1 Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei
- 9 In dieb. illis venit Jesus a Nazareth Galilææ
-14 Venit Jesus in Galilæam, prædicans Evang.
-17 Et dixit eis Jesus: Venite post me
-24 Dicens: Quid nobis, et tibi, Jesu Nazarene
-25 Comminatus est ei Jesus, dicens: Obmutesce
-41 Jesus autem misertus ejus, extendit manum
2- 5 Cum autem vidisset Jesus fidem illorum
- 8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo... dicit
-15 Et peccatores simul discumbebant cum Jesu
-17 Hoc audito Jesus ait illis: Non necesse habent
-19 Et ait illis Jesus: Numq. possunt filii nupt.

Marc. 3- 7 Jesus a. cum Discipulis suis secessit ad mare
5- 6 Videns autem Jesum a longe, cucurrit
- 7 Quid mihi, et tibi, Jesu Fili Dei Altissimi?
-13 Et concessit eis statim Jesus. Et exeuntes
-15 Et veniunt ad Jesum: et vident illum
-20 Cœpit prædicare... quanta sibi fecisset Jesus
-21 Et cum transcendisset Jesus in navi rursum
-27 Cum audisset de Jesu, venit in turba retro
-30 Et statim Jesus in semetipso cognoscens
-36 Jesus autem audito verbo, quod dicebatur
6- 4 Et dicebat illis Jesus: Quia non est propheta
-30 Et convenientes Apostoli ad Jesum
-34 Et exiens vidit turbam multam Jesus
8-17 Quo cognito, ait illis Jesus: Quid cogitatis
-27 Et egressus est Jesus, et Discipuli ejus, in castella
9- 1 Assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joan.
- 3 Et erant loquentes cum Jesu
- 4 Et respondens Petrus, ait Jesu: Rabbi
- 7 Neminem amplius viderunt, nisi Jesum
-14 Et confestim omnis populus videns Jesum
-22 Jesus autem ait illi: Si potes credere
-24 Et cum videret Jesus concurrentem turbam
-26 Jesus a. tenens manum ejus, elevavit eum
-38 Jesus autem ait: Nolite prohibere eum
10- 5 Quibus respondens Jesus, ait: Ad duritiam cordis vestri scripsit
-14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit
-18 Jesus autem dixit ei: Quid me dicis bonum?
-21 Jesus autem intuitus eum, dilexit eum
-23 Et circumspiciens Jesus, ait Discipulis suis
-24 At Jesus rursus respondens ait illis: Filioli
-27 Et intuens illos Jesus, ait: Apud homines
-29 Respondens Jesus, ait: Amen dico vobis
-32 Et præcedebat illos Jesus, et stupebant
-38 Jesus autem ait eis: Nescitis quid petatis
-39 Jesus autem ait eis: Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis
-42 Jesus autem vocans eos, ait illis: Scitis
-47 Qui cum audisset quia Jesus Nazarenus est Jesu fili David, miserere mei
-49 Et stans Jesus præcepit illum vocari
-51 Et respondens Jesus dixit illi: Quid tibi vis
-52 Jesus autem ait illi: Vade, fides tua te salvum fecit
11- 6 Qui dixerunt eis sicut præceperat illis Jesus
- 7 Et duxerunt pullum ad Jesum: et imponunt
-22 Et respondens Jesus, ait illis: Habete fidem
-29 Jesus a. respondens, ait illis: Interrogabo
-33 Et respondentes dicunt Jesu: Nescimus
Respondens Jesus, ait illis: Neque ego dico
12-17 Respondens autem Jesus, dixit illis
-24 Et respondens Jesus, ait illis: Nonne ideo erratis
-29 Jesus a. respondit ei: Quia primum om.
-34 Jesus a. videns quod sapienter respondisset
-35 Respondens Jesus dicebat, docens in templo
-41 Et sedens Jesus contra gazophylacium
13- 2 Et respondens Jesus, ait illi: Vides has om.
- 5 Et respondens Jesus cœpit dicere illis
14- 6 Jesus autem dixit: Sinite eam, quid illi molesti estis?
-18 Ait Jesus: Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me
-22 Accepit Jesus panem: et benedicens fregit
-27 Et ait eis Jesus: Omnes scandalizabimini
-30 Et ait illi Jesus: Amen dico tibi, quia tu hodie... ter me es negaturus
-48 Et respondens Jesus, ait illis
-53 Adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem
-55 Quærebant adversus Jesum testimonium
-60 Interrogavit Jesum, dicens: Non respondes
-62 Jesus autem dixit illi: Ego sum
-67 Ait: Et tu cum Jesu Nazareno eras
-72 Et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat ei Jesus
15- 1 Vincientes Jesum, duxerunt, et tradiderunt
- 5 Jesus autem amplius nihil respondit
-15 Et tradidit Jesum flagellis cæsum
-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
-37 Jesus autem emissa voce magna expiravit
-43 Introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
16- 1 Ut venientes ungerent Jesum
- 6 Jesum quæritis Nazarenum, crucifixum
-19 Dominus quidem Jesus postq. locutus est eis
Luc. 1-31 Paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum
2-21 Vocatum est nomen ejus Jesus
-27 Cum inducerent puerum Jesum parentes ej.
-43 Remansit puer Jesus in Jerusalem
-52 Et Jesus proficiebat sapientia, et ætate
3-21 Jesu baptizato et orante, apertum est cœl.
-23 Et ipse Jesus erat incipiens quasi annorum triginta
4- 1 Jesus a. plenus Spiritu sancto regressus est
- 4 Et respondit ad illum Jesus: Scriptum est

Luc. 4- 8 Et respondens Jesus, dixit illi: Scriptum est
-12 Et respondens Jesus, ait illi: Dictum est
-14 Et regressus est Jesus in virtute Spiritus
-34 Sine, quid nobis, et tibi, Jesu Nazarene?
-35 Increpavit illum Jesus, dicens: Obmutesce
-38 Surgens autem Jesus de synagoga, introivit
5- 8 Procidit ad genua Jesu, dicens: Exi a me
-10 Et ait ad Simonem Jesus: Noli timere
-12 Et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum
-19 Et per tegulas summiserunt eum cum lecto in medium ante Jesum
-22 Ut cognovit autem Jesus cogitationes eorum
-31 Et respondens Jesus, dixit ad illos
6- 3 Et respondens Jesus ad eos, dixit
- 9 Ait autem ad illos Jesus: Interrogo vos
-11 Et colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu
7- 3 Et cum audisset de Jesu, misit ad eum seniores
- 4 Cum venissent ad Jesum, rogabant eum
- 6 Jesus autem ibat cum illis
- 9 Quo audito Jesus miratus est: et conversus
-19 Et misit ad Jesum, dicens: Tu es qui venturus es
-40 Et respondens Jesus, dixit ad illum: Simon
8-28 Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum
Quid mihi et tibi est, Jesu Fili Dei Altissimi?
-30 Interrogavit autem illum Jesus, dicens
-35 Venerunt ad Jesum, et invenerunt hominem
-38 Dimisit autem eum Jesus, dicens
-39 Prædicans quanta illi fecisset Jesus
-40 Factum est autem cum rediisset Jesus
-41 Cecidit ad pedes Jesu, rogans eum ut intraret
-45 Et ait Jesus: Quis est, qui me tetigit?
-46 Et dixit Jesus: Tetigit me aliquis
-50 Jesus autem, audito hoc verbo, respondit
9-33 Cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum
-36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus
-41 Respondens autem Jesus, dixit: O generatio
-43 Et increpavit Jesus spiritum immundum
-47 At Jesus videns cogitationes cordis illorum
-50 Et ait ad illum Jesus: Nolite prohibere
-58 Dixit illi Jesus: Vulpes foveas habent
-60 Dixitque ei Jesus: Sine ut mortui sepeliant
-62 Ait ad illum Jesus: Nemo mittens manum
10-29 Dixit ad Jesum: Et quis est meus proximus?
-30 Suscipiens a. Jesus, dixit: Homo quidam
-37 Et ait illi Jesus: Vade, et tu fac similiter
13-12 Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se
-14 Indignans quia sabbato curasset Jesus
14- 1 Et factum est cum intraret Jesus in domum
- 3 Et respondens Jesus, dixit ad legisperitos
17-13 Dicentes: Jesu præceptor, miserere nostri
-17 Respondens autem Jesus, dixit
18-16 Jesus autem convocans illos, dixit: Sinite
-19 Dixit autem ei Jesus: Quid me dicis bonum?
-22 Quo audito, Jesus ait ei: Adhuc unum tibi deest
-24 Videns autem Jesus illum tristem factum
-31 Assumpsit autem Jesus duodecim, et ait illis
-37 Dixerunt autem ei, quod Jesus Nazarenus transiret
-38 Clamavit dicens: Jesu fili David, miserere
-40 Stans autem Jesus jussit illum adduci ad se
-42 Et Jesus dixit illi: Respice, fides tua te salvum fecit
19- 3 Et quærebat videre Jesum, quis esset
- 5 Suspiciens Jesus vidit illum; et dixit ad eum
- 9 Ait Jesus ad eum: Quia hodie salus domui huic facta est
-35 Et duxerunt illum ad Jesum. Et jactantes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt Jesum
20- 3 Respondens autem Jesus, dixit ad illos
- 8 Et Jesus ait illis: Neque ego dico vobis
-34 Et ait illis Jesus: Filii hujus sæculi nubunt
22- 2 Quærebant...quomodo Jesum interficerent
-47 Et appropinquavit Jesu ut oscularetur eum
-48 Jesus autem dixit illi: Juda, osculo Filium hominis tradis?
-51 Respondens a. Jesus, ait: Sinite usque huc
-52 Dixit a. Jesus ad eos, qui venerant ad se
23- 8 Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde
-20 Locutus est ad eos, volens dimittere Jesum
-25 Jesum vero tradidit voluntati eorum
-26 Imposuerunt illi crucem portare post Jesum
-28 Conversus autem ad illas Jesus, dixit
-34 Jesus autem dicebat: Pater, dimitte illis
-42 Et dicebat ad Jesum: Domine, memento mei
-43 Et dixit illi Jesus: Amen dico tibi: Hodie
-46 Et clamans voce magna Jesus ait: Pater
-52 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
24- 3 Non invenerunt corpus Domini Jesu
-15 Et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis
-19 De Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta

Luc. 24-36 Stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis
Joan. 1-17 Gratia et veritas per Jesum Christ. facta est
-29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem
-36 Et respiciens Jesum ambulantem, dicit
-37 Et audierunt eum duo Discipuli loquentem, et secuti sunt Jesum
-38 Conversus a. Jesus, et videns eos sequentes
-42 Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus, dixit: Tu es Simon
-43 Et dicit ei Jesus: Sequere me
-45 Invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth
-47 Vidit Jesus Nathanael venientem ad se
-48 Unde me nosti? Respondit Jesus, et dixit ei
-50 Respondit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi
2- 1 In Cana Galilææ: et erat mater Jesu ibi
- 2 Vocatus est autem et Jesus
- 3 Dicit mater Jesu ad eum: Vinum non habent
- 4 Dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier?
- 7 Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua
- 8 Dicit eis Jesus: Haurite nunc, et ferte
-11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana
-13 Et ascendit Jesus Jerosolymam
-19 Respondit Jesus, et dixit eis: Solvite templ.
-22 Et crediderunt... sermoni quem dixit Jesus
-24 Ipse a. Jesus non credebat semetipsum eis
3- 2 Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei: Rabbi
- 3 Respondit Jesus, et dixit ei: Amen, amen
- 5 Respondit Jesus: Amen, amen dico tibi
-10 Respondit Jesus, et dixit ei: Tu es magister
-22 Post hæc venit Jesus, et Discipuli ejus
4- 1 Ut ergo cognovit Jesus quia audierunt Pharisæi quod Jesus plures discipulos facit
- 2 Quanquam Jesus non baptizaret, sed Discipuli
- 6 Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic
- 7 Dicit ei Jesus: Da mihi bibere
-10 Respondit Jesus, et dixit ei: Si scires donum
-13 Respondit Jesus, et dixit ei: Omnis qui bibit
-16 Dicit ei Jesus: Vade, voca virum tuum, et veni huc
-17 Dicit ei Jesus: Bene dixisti, quia non habeo virum
-21 Dicit ei Jesus: Mulier, crede mihi, quia venit
-26 Dicit ei Jesus: Ego sum, qui loquor tecum
-34 Dicit ei Jesus: Meus cibus est, ut faciam
-44 Ipse enim Jesus testimonium perhibuit
-47 Cum audisset quia Jesus adveniret a Judæa
-48 Dixit ergo Jesus ad eum: Nisi signa... videritis
-50 Dicit ei Jesus: Vade, filius tuus vivit
Credidit homo sermoni quem dixit ei Jesus
-53 Quia illa hora erat, in qua dixit ei Jesus: Filius tuus vivit
-54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus
5- 1 Et ascendit Jesus Jerosolymam
- 6 Hunc cum vidisset Jesus jacentem
- 8 Dicit ei Jesus: Surge, tolle grabatum tuum
-13 Jesus e. declinavit a turba constituta in loco
-14 Postea invenit eum Jesus in templo, et dixit
-15 Nuntiavit Judæis, quia Jesus esset, qui fecit
-16 Propterea persequebantur Judæi Jesum
-17 Jesus autem respondit eis: Pater meus usque modo operatur
-18 Respondit itaque Jesus, et dixit eis
6- 1 Post hæc abiit Jesus trans mare Galilææ
- 3 Subiit ergo in montem Jesus: et ibi sedebat
- 5 Cum sublevasset ergo oculos Jesus, et vidisset
-10 Dixit ergo Jesus: Facite homines discumb.
-11 Accepit ergo Jesus panes: et cum gratias egisset
-14 Cum vidissent quod Jesus fecerat signum
-15 Jesus ergo cum cognovisset quia venturi ess.
-17 Et non venerat ad eos Jesus
-19 Vident Jesum ambulantem supra mare
-22 Et quia non introisset cum Discipulis suis Jesus in navim
-24 Cum ergo vidisset turba quia Jesus non esset ibi
Venerunt Capharnaüm quærentes Jesum
-26 Respondit eis Jesus, et dixit: Amen, amen
-29 Respondit Jesus, et dixit eis: Hoc est opus
-32 Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis
-35 Dixit autem eis Jesus: Ego sum panis vitæ
-42 Dicebant: Nonne hic est Jesus filius Joseph
-43 Respondit ergo Jesus, et dixit eis: Nolite
-54 Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis
-62 Sciens autem Jesus apud semetipsum
-65 Sciebat enim ab initio Jesus qui essent non credentes
-68 Dixit ergo Jesus ad duodecim: Numquid et vos vultis abire?
-71 Respondit eis Jesus: Nonne ego vos duodecim elegi

Joan. 7- 1 Post hæc a. ambulabat Jesus in Galilæam
- 6 Dicit ergo eis Jesus : Tempus meum nondum advenit
-14 Ascendit Jesus in templum, et docebat
-16 Respondit eis Jesus, et dixit : Mea doctrina
-21 Respondit Jesus, et dixit eis : Unum opus feci
-28 Clamabat ergo Jesus in templo docens
-33 Dixit ergo eis Jesus : Adhuc modicum temp.
-37 Stabat Jesus, et clamabat, dicens : Si quis sitit
-39 Quia Jesus nondum erat glorificatus
8- 1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti
- 6 Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat
- 9 Et remansit solus Jesus, et mulier in medio
-10 Erigens autem se Jesus, dixit ei : Mulier
-11 Dixit autem Jesus : Nec ego te condemnabo
-12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens
-14 Respondit Jesus, et dixit eis
-19 Respondit Jesus : Neque me scitis, neque Patrem meum
-20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio
-21 Dixit ergo iterum eis Jesus : Ego vado
-25 Tu quis es? Dixit eis Jesus : Principium
-28 Dixit ergo eis Jesus : Cum exaltaveritis Filium hominis
-31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei
-34 Respondit eis Jesus : Amen, amen dico vobis
-39 Dicit eis Jesus : Si filii Abrahæ estis
-42 Dixit ergo eis Jesus : Si Deus pater vest. esset
-49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo
-54 Respondit Jesus : Si ego glorifico me ipsum
-58 Dixit eis Jesus : Amen, amen dico vobis
-59 Jesus aut. abscondit se, et exivit de templo
9- 1 Et præteriens Jesus vidit hominem cæcum
- 3 Respondit Jesus : Neque hic peccavit
-11 Ille homo, qui dicitur Jesus, lutum fecit
-14 Erat a. sabbatum, quando lutum fecit Jesus
-35 Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras
-37 Et dixit ei Jesus : Et vidisti eum
-39 Et dixit Jesus : In judicium ego... veni
-41 Dixit eis Jesus : Si cæci essetis, non haberetis peccatum
10- 6 Hoc proverbium dixit eis Jesus
- 7 Dixit ergo eis iterum Jesus : Amen, amen
-23 Et ambulabat Jesus in templo, in porticu
-25 Respondit eis Jesus : Loquor vobis
-32 Respondit eis Jesus : Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo
-34 Respondit eis Jesus : Nonne scriptum est
11- 4 Audiens autem Jesus, dixit eis
- 5 Diligebat a. Jesus Martham, et sororem ej.
- 9 Respondit Jesus : Nonne duod. sunt horæ
-13 Dixerat autem Jesus de morte ejus
-14 Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste
-17 Venit itaque Jesus : et invenit eum
-20 Martha ergo, ut audivit quia Jesus venit
-21 Dixit ergo Martha ad Jesum : Domine, si fuisses hic
-23 Dicit illi Jesus : Resurget frater tuus
-25 Dixit ei Jesus : Ego sum resurrectio et vita
-30 Nondum enim venerat Jesus in castellum
-32 Maria ergo, cum venisset ubi erat Jesus
-33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Jud.
-35 Et lacrymatus est Jesus
-38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso
-39 Ait Jesus : Tollite lapidem. Dicit ei Martha
-40 Dicit ei Jesus : Nonne dixi tibi, quoniam si credideris, videbis gloriam Dei?
-41 Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit
-44 Dixit eis Jesus : Solvite eum, et sinite abire
-45 Qui...viderant quæ fecit Jesus, crediderunt
-46 Et dixerunt eis quæ fecit Jesus
-51 Quod Jesus moriturus erat pro gente
-54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat
-56 Quærebant ergo Jesum : et colloquebantur
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus
- 3 Maria... et unxit pedes Jesu, et extersit
- 7 Dixit ergo Jesus : Sinite illam, ut in diem sepulturæ meæ servet illud
- 9 Et venerunt, non propter Jesum tantum
-11 Abibant ex Judæis, et credebant in Jesum
-12 Cum audissent quia venit Jesus Jerosolym.
-14 Et invenit Jesus asellum, et sedit super eum
-16 Sed quando glorificatus est Jesus
-21 Dicentes : Domine, volumus Jesum videre
-22 Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu
-23 Jesus a. respondit eis, dicens : Venit hora
-30 Respondit Jesus, et dixit : Non propter me
-35 Dixit ergo eis Jesus : Adhuc modicum
-36 Hæc locutus est Jesus : et abiit, et abscondit se

Joan. 12-44 Jesus autem clamavit, et dixit : Qui credit
13- 1 Sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat
- 7 Respondit Jesus, et dixit ei : Quod ego facio
- 8 Respondit ei Jesus : Si non lavero te, non habebis partem mecum
-10 Dicit ei Jesus : Qui lotus est, non indiget
-21 Cum hæc dixisset Jesus, turbatus est spiritu
-23 Erat ergo recumbens unus ex Discipulis ejus in sinu Jesu, quem diligebat Jesus
-25 Cum recubuisset ille supra pectus Jesu
-26 Respondit Jesus : Ille est, cui ego intinctum panem porrexero
-27 Et dixit ei Jesus : Quod facis, fac citius
-29 Quod dixisset ei Jesus : Eme ea, quæ opus
-31 Cum ergo exisset, dixit Jesus : Nunc clarificatus est Filius
-36 Respondit Jesus : Quo ego vado, non potes me modo sequi
-38 Respondit ei Jesus : Animam tuam pro me pones?
14- 6 Dicit ei Jesus : Ego sum via, et veritas et vita
- 9 Dicit ei Jesus: Tanto tempore vobiscum sum
-23 Respondit Jesus, et dixit ei : Si quis diligit
16-19 Cognovit autem Jesus, quia volebant eum interrogare
-31 Respondit eis Jesus : Modo creditis ?
17- 1 Hæc locutus est Jesus : et sublevatis oculis
- 3 Ut cognoscant.. quem misisti Jesum Christ.
18- 1 Hæc cum dixisset Jesus, egressus est cum Discipulis
- 2 Quia frequenter Jesus convenerat illuc cum Discipulis
- 4 Jesus itaq. sciens omnia quæ ventura erant
- 5 Responderunt ei : Jesum Nazarenum
Dicit eis Jesus : Ego sum
- 7 Illi autem dixerunt : Jesum Nazarenum
- 8 Respondit Jesus : Dixi vobis, quia ego sum
-11 Dixit ergo Jesus Petro : Mitte gladium
-12 Ministri Judæor. comprehenderunt Jesum
-15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus
Et introivit cum Jesu in atrium pontificis
-19 Pontifex ergo interrogavit Jesum de Discipulis
-20 Respondit ei Jesus : Ego palam locutus sum
-22 Unus assistens ministr. dedit alapam Jesu
-23 Respondit ei Jesus : Si male locutus sum
-28 Adducunt ergo Jesum a Caïpha in prætorium
-32 Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit
-33 Et vocavit Jesum et dixit ei : Tu es rex Jud.
-34 Respondit Jesus : A temetipso hoc dicis
-36 Respondit Jesus : Regnum meum non est de hoc mundo
-37 Respondit Jesus : Tu dicis quia rex sum ego
19- 1 Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit
- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
- 9 Dixit ad Jesum : Unde es tu? Jesus autem responsum non dedit ei
-11 Respondit Jesus : Non haberes potestatem
-13 Adduxit foras Jesum : et sedit pro tribunali
-16 Susceperunt autem Jesum, et eduxerunt
-18 Ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, hinc et hinc, medium autem Jesum
-19 Jesus Nazarenus, rex Judæorum
-20 Prope civ. erat locus, ubi crucifixus est Jesus
-25 Stabant a. juxta crucem Jesu mater ejus
-26 Cum vidisset ergo Jesus matrem, et Discip.
-28 Sciens Jesus quia omnia consummata sunt
-30 Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit
-33 Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt
-38 Eo quod esset Discipulus Jesu, occultus a.
Rogavit Pilatum... ut tolleret corpus Jesu
Venit ergo, et tulit corpus Jesu
-39 Et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte
-40 Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt
-42 Ibi ergo... posuerunt Jesum
20- 2 Et ad alium Discipulum, quem amabat Jesus
-12 Ubi positum fuerat corpus Jesu
-14 Conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem : et non sciebat quia Jesus est
-15 Dicit ei Jesus : Mulier, quid ploras?
-16 Dicit ei Jesus : Maria. Conversa illa, dicit ei
-17 Dicit ei Jesus : Noli me tangere
-19 Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis
-24 Non erat cum eis quando venit Jesus
-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio
-29 Dixit ei Jesus : Quia vidisti me, Thoma
-30 Et alia signa fecit Jesus in conspectu Discip.
-31 Ut credatis quia Jesus est Christus Filius Dei
21- 1 Postea manifestavit se iterum Jesus Discip.
- 4 Mane autem facto, stetit Jesus in littore
Non... cognoverunt Discipuli quia Jesus est
- 5 Dixit ergo eis Jesus : Pueri, numquid pulmentarium habetis?
- 7 Dixit ergo Discip. ille, quem diligebat Jesus

Joan. 21-10 Dicit eis Jesus : Afferte de piscibus
-12 Dicit eis Jesus : Venite, prandete
-13 Et venit Jesus, et accipit panem, et dat eis
-14 Hoc jam tertio manifestatus est Jesus Disc.
-15 Dicit Simoni Petro Jesus : Simon Joannis, diligis me plus his?
-20 Vidit illum Discipul., quem diligebat Jesus
-21 Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu
-22 Dicit ei Jesus : Sic eum volo manere
-23 Et non dixit ei Jesus : Non moritur
-25 Sunt autem et alia multa, quæ fecit Jesus
Act. 1- 1 Quæ cœpit Jesus facere, et docere
-11 Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in cœl.
-14 Cum mulieribus, et Maria matre Jesu
-16 Fuit dux eor., qui comprehenderunt Jesum
-21 Quo intravit et exivit inter nos Dom. Jesus
2-22 Jesum Nazaren., virum approbatum a Deo
-32 Hunc Jesum resuscitavit Deus
-36 Hunc Jesum, quem vos crucifixistis
-38 Agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi
3- 6 In nomine Jesu Christi Nazareni surge, et ambula
-13 Deus... glorificavit Filium suum Jesum
-20 Cum... et miserit eum, qui prædicatus est vobis, Jesum Christum
4- 2 Dolentes quod... annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis
-10 Quia in nomine Domini nostri Jesu Christi
-13 Cognoscebant eos quoniam cum Jesu fuerant
-18 Denuntiaverunt ne omnino loquerentur, neque docerent in nomine Jesu
-27 Adversus sanctum puerum tuum Jesum
-30 Prodigia fieri per nomen sancti Filii tui Jesu
-33 Reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi Domini nostri
5-30 Deus patrum nostrorum suscitavit Jesum
-40 Ne omnino loquerentur in nomine Jesu
-41 Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
-42 Docentes, et evangelizantes Christum Jesum
6-14 Jesus Nazarenus hic, destruet locum istum
7-55 Vidit gloriam Dei, et Jesum stantem a dexteris Dei
-58 Domine Jesu, suscipe spiritum meum
8-12 In nomine Jesu Christi baptizabantur viri
-16 Baptizati tantum erant in nomine Do. Jesu
-35 Evangelizavit illi Jesum
-37 Ait : Credo Filium Dei esse Jesum Christum
9- 5 Et ille : Ego sum Jesus, quem tu persequeris
-17 Dixit : Saule frater, Dominus misit me Jesus
-20 Et continuo in synagogis prædicabat Jesum
-27 Et narravit illis... quomodo in Damasc fiducialiter egerit in nomine Jesu
-34 Ænea, sanat te Dominus Jesus Christus
10-36 Annuntians pacem per Jesum Christum
-38 Jesum a Nazareth: quomodo unxit eum Deus
-48 Jussit eos baptizari in nomine Domini Jesu
11-17 Qui credidimus in Dominum Jesum Christ.
-20 Ad Græcos, annuntiantes Dominum Jesum
13-23 Eduxit Israël salvatorem Jesum
-33 Resuscitans Jesum, sicut et in Psalmo secundo scriptum est
15-11 Per gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari
-26 Pro nomine Domini nostri Jesu Christi
16- 7 Et non permisit eos Spiritus Jesu
-18 Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire
-31 At illi dixerunt : Crede in Dominum Jesum
17- 3 Et quia hic est Jesus Christus, quem ego annuntio vobis
- 7 Regem alium dicentes esse, Jesum
-18 Jesum, et resurrectionem annuntiabat eis
18- 4 Interponens nomen Domini Jesu
- 5 Paulus testificans Judæis esse Christ. Jesum
-25 Et docebat diligenter ea quæ sunt Jesu
-28 Ostendens per Scripturas esse Christ. Jesum
19- 4 In eum... ut crederent, hoc est, in Jesum
- 5 Baptizati sunt in nomine Domini Jesu
-13 Invocare super eos... nomen Domini Jesu
Adjuro vos per Jesum, quem Paulus prædicat
-15 Jesum novi, et Paulum scio : vos a. qui estis
-17 Et magnificabatur nomen Domini Jesu
20-21 Testificans Judæis... et fidem in Dominum nostrum Jesum Christum
-24 Et ministerium verbi, quod accepi a Domino Jesu
-35 Oportet... meminisse verbi Domini Jesu
21-13 Paratus sum, propter nomen Domini Jesu
22- 8 Dixitque ad me : Ego sum Jesus Nazarenus
24-24 Vocavit Paulum, et audivit ab eo fidem, quæ est in Christum Jesum
25-19 De quodam Jesu defuncto, quem affirmabat

Act. 26- 9 Existimaveram, me adversus nomen Jesu Nazareni debere multa contraria agere
-15 Ego sum Jesus, quem tu persequeris
28-23 Suadensque eis de Jesu ex lege Moysi
-31 Et docens quæ sunt de Domino Jesu Christo

Rom. 1- 1 Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apost.
- 4 Ex resurrectione mortuorum Jesu Christi
- 6 In quibus estis et vos vocati Jesu Christi
- 7 Pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu
- 8 Gratias ago Deo meo per Jesum Christum
2-16 Secund. Evangelium meum per Jesum Chr.
3-22 Justitia autem Dei per fidem Jesu Christi
-24 Per redemptionem, quæ est in Christo Jesu
-26 Et justificans eum, qui est ex fide Jesu Chr.
4-24 Qui suscitavit Jesum Christum Dominum
5- 1 Per Dominum nostrum Jesum Christum
-11 Per Dominum nostrum Jesum Christum
-15 Gratia Dei et donum in gratia unius hominis Jesu Christi in plures abundavit
-17 In vita regnabunt per unum Jesum Christ.
-21 Per Jesum Christum Dominum nostrum
6- 3 Quicumq. baptizati sumus in Christo Jesu
-11 Viventes a. Deo, in Christo Jesu Do. nostro
-23 Vita æterna, in Christo Jesu Domino nostro
7-25 Gratia Dei per Jesum Christum Dominum
8- 1 Nihil ergo nunc damnationis est iis, qui sunt in Christo Jesu
- 2 Spiritus vitæ in Christo Jesu liberavit me
-11 Si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis, habitat in vobis
Qui suscitavit Jesum Christum a mortuis
-34 Quis est qui condemnet? Christus Jesus
-39 Quæ est in Christo Jesu Domino nostro
10- 9 Quia si confitearis in ore tuo Dom. Jesum
13-14 Sed induimini Dominum Jesum Christum
14-14 Scio, et confido in Domino Jesu
15- 5 Det vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum
- 6 Uno ore honorificetis Deum, et Patrem Domini nostri Jesu Christi
- 8 Dico enim Christum Jesum ministrum fuisse
-16 Ut sim minister Christi Jesu in gentibus
-17 Habeo igitur gloriam in Chr. Jesu ad Deum
-30 Per Dominum nostrum Jesum Christum
16- 3 Salutate Priscam et Aquilam adjutores meos in Christo Jesu
- 9 Adjutorem nostrum in Christo Jesu
-20 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
-24 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis
-25 Juxta... prædicationem Jesu Christi
-27 Per Jesum Christum, cui honor et gloria

1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi
2 Sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis
Qui invocant nomen Do. nostri Jesu Christi
3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo
- 4 In gratia Dei, quæ data est vobis in Christo Jesu
- 7 Expectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi
- 8 In die adventus Domini nostri Jesu Christi
- 9 Vocati estis in societatem Filii ejus Jesu
-10 Per nomen Domini nostri Jesu Christi
-30 Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu
2- 2 Nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum
3-11 Quod positum est, quod est Christus Jesus
4-15 Nam in Christo Jesu... ego vos genui
-17 Qui vos commonefaciet vias meas, quæ sunt in Christo Jesu
5- 4 In nomine Domini nostri Jesu Christi
Cum virtute Domini nostri Jesu
- 5 Salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi
6-11 Justificati estis, in nomine Domini nostri Jesu Christi
8- 6 Et unus Dominus Jesus Christus
9- 1 Nonne Christum Jesum Do. nostrum vidi?
11-23 Quoniam Dominus Jesus, in qua nocte tradebatur
12- 3 Ideo notum vobis facio, quod nemo in Spiritu Dei loquens, dicit anathema Jesu
Et nemo potest dicere, Dominus Jesus
15-31 Quam habeo in Christo Jesu Domino nostro
-57 Per Dominum nostrum Jesum Christum
16-22 Si quis non amat Dominum nostrum Jesum
-23 Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum
-24 Charitas mea cum o. vobis in Christo Jesu

2 Cor. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi per volunt.
- 2 Et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu
- 3 Benedictus Deus et Pater Dom. nostri Jesu
-14 In die Domini nostri Jesu Christi
-19 Dei enim Filius Jesus Christus
2-14 Qui semper triumphat nos in Christo Jesu
4- 5 Non e. nosmetipsos prædicamus, sed Jesum
Nos autem servos vestros per Jesum

2 Cor. 4- 6 In facie Christi Jesu
-10 Semper mortificationem Jesu... circumferentes
Ut et vita Jesu manifestetur in corp. nostris
-11 In mortem tradimur propter Jesum
Ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra
-14 Scientes quoniam qui suscitavit Jesum, et nos cum Jesu suscitabit
8- 9 Scitis enim gratiam Do. nostri Jesu Christi
11-31 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi
13- 5 Quia Christus Jesus in vobis est
-13 Gratia Domini nostri Jesu Christi, et charitas Dei

Galat. 1- 1 Sed per Jesum Christum, et Deum Patrem
- 3 Et Domino nostro Jesu Christo
-12 Neque didici, sed per revelationem Jesu
2- 4 Qui subintroierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu
-16 Scientes a. quod non justificatur homo... nisi per fidem Jesu Christi
Et nos in Christo Jesu credimus
3- 1 Ante quorum oculos Jesus Christus præscriptus est
-14 Ut... benedictio Abrahæ fieret in Christo Jesu
-22 Ut promissio ex fide Jesu Christi daretur
-26 Per fidem, quæ est in Christo Jesu
-28 Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu
4-14 Excepistis me, sicut Christum Jesum
5- 6 Nam in Christo Jesu, neque circumcisio aliquid valet, neque præputium
6-14 Nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi
-15 In Christo enim Jesu, neque circumcisio aliquid valet
-17 Ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto
-18 Gratia Domini nostri Jesu Christi

Ephes. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi... omnibus sanctis, qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu
- 2 Pax a Deo... et Domino Jesu Christo
- 3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu
- 5 Qui prædestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum
-15 Audiens fidem vestram, quæ est in Do. Jesu
-17 Ut Deus Do. nostri Jesu Christi Pater gloriæ
2- 6 Et consedere fecit in cœlestibus in Christo Jesu
- 7 In bonitate super nos in Christo Jesu
-10 Creati in Christo Jesu in operibus bonis
-13 Nunc autem in Christo Jesu vos... facti estis
-20 Ipso summo angulari lapide Christo Jesu
3- 1 Ego Paulus vinctus Christi Jesu
- 6 Et comparticipes promissionis ej. in Christo Jesu per Evangelium
-11 Quam fecit in Christo Jesu Domino nostro
-14 Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi
-21 Ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu
4-21 Et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu
5-20 In nomine Domini nostri Jesu Christi
6-23 Pax... a Deo Patre, et Domino Jesu Christo
-24 Qui diligunt Dom. nostr. Jesum Christum

Philip. 1- 1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu
- 2 Pax a Deo Patre nostro, et Do. Jesu Christo
- 6 Perficiet usque in diem Christi Jesu
- 8 Cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi
-11 Repleti fructu justitiæ per Jesum Christum
-19 Per.. subministrationem Spiritus Jesu Christi
-26 Ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu
2- 5 Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu
-10 Ut in nomine Jesu omne genu flectatur
-11 Quia Dom. Jesus Christus in gloria est Dei
-19 Spero autem in Domino Jesu
-21 Quæ sua sunt quærunt, non quæ sunt Jesu
3- 3 Et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne
- 8 Propter eminentem scientiam Jesu Christi
- 9 Sed illam, quæ ex fide est Christi Jesu
-12 In quo et comprehensus sum a Christo Jesu
-14 Ad bravium supernæ vocationis Dei in Christo Jesu
-20 Expectamus Dom. nostrum Jesum Christum
4- 7 Custodiat corda vestra, et intelligentias vestras, in Christo Jesu
-19 Secund. divitias suas, in gloria in Chr. Jesu
-21 Salutate omnem sanctum in Christo Jesu
-23 Gratia Do. nostri Jesu Chr. cum spiritu vest.

Colos. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi
- 2 Sanctis, et fidelibus fratribus in Christo Jesu
- 3 Gratia vobis et pax a ... Domino Jesu Chr.
Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri Jesu Christi
- 4 Audientes fidem vestram in Christo Jesu

Colos. 1- 7 Qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu
-28 Ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu
2- 2 In agnitionem mysterii Dei Patris et Christi Jesu
- 6 Sicut ergo accepistis Jesum Christum Dom.
3-17 Omnia in nomine Domini Jesu Christi
4-12 Qui ex vobis est, servus Christi Jesu

1 Thes. 1- 1 In Deo Patre, et Domino Jesu Christo
- 3 Memores... sustinentiæ spei Domini nostri Jesu Christi
-10 Jesum, qui eripuit nos ab ira ventura
2-14 Quæ sunt in Judæa in Christo Jesu
-15 Qui et Dominum occiderunt Jesum
-19 Nonne vos ante Do. nostrum Jesum Ch. estis
3-11 Jesus Christus dirigat viam nostram ad vos
-13 In adventu Domini nostri Jesu Christi
4- 1 Rogamus vos et obsecramus in Dom. Jesu
- 2 Scitis enim quæ præcepta dederim vobis per Dominum Jesum
-13 Si enim credimus quod Jesus mortuus est
Ita et Deus eos, qui dormierunt per Jesum
5- 9 Per Dominum nostrum Jesum Christum
-18 Hæc est enim voluntas Dei in Christo Jesu
-23 In adventu Do. nostri Jesu Chr. servetur
-28 Gratia Do. nostri Jesu Christi vobiscum

2 Thes. 1- 1 In Deo Patre nostro, et Dom. Jesu Christo
- 2 Et Pax a Deo... et Domino Jesu Christo
- 7 Requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu, de cœlo
- 8 Et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi
-12 Ut clarificetur nomen Do. nostri Jesu Chr.
Secund. gratiam Dei nostri, et Do. Jesu Ch.
2- 1 Per adventum Domini nostri Jesu Christi
- 8 Quem Do. Jesus interficiet spiritu oris sui
-13 In acquisitionem gloriæ Do. nostri Jesu Chr.
-15 Ipse autem Dominus noster Jesus Christus
3- 6 Fratres, in nomine Dom. nostri Jesu Christi
-12 Et obsecramus in Domino Jesu Christo
-18 Gratia Do. nostri Jesu Christi cum om. vobis

1 Tim. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi secundum imperium Dei... et Christi Jesu spei nostræ
- 2 Et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino
-12 Qui me confortavit Christo Jesu Do. nostro
-14 Cum fide, et dilectione, quæ est in Ch. Jesu
-15 Quod Christus Jesus venit in hunc mundum
-16 Ut in me primo ostenderet Christus Jesus
2- 5 Mediator Dei et homin. homo Christus Jesus
3-13 Acquirent, et multam fiduciam in fide, quæ est in Christo Jesu
4- 6 Bonus eris minister Christi Jesu
5-21 Testor coram Deo et Chr. Jesu, et electis Ang.
6- 3 Si quis aliter docet, et non acquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi
-13 Præcipio tibi coram Deo... et Christo Jesu
-14 Usque in adventum Do. nostri Jesu Christi

2 Tim. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi... secundum promissionem vitæ, quæ est in Chr. Jesu
- 2 Pax a Deo Patre, et Christo Jesu Do. nostro
- 9 Gratiam, quæ data est nobis in Christo Jesu
-10 Per illuminationem Salvatoris nostri Jesu
-13 Quæ a me audisti in fide... in Christo Jesu
2- 1 Confortare in gratia, quæ est in Christo Jesu
- 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu
- 8 Memor esto Do. Jesum Christum resurrexisse
-10 Salutem consequantur, quæ est in Ch. Jesu
3-12 Qui pie volunt vivere in Christo Jesu
-15 Per fidem, quæ est in Christo Jesu
4- 1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo
-22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo

Tit. - 1 Paulus servus Dei, Apostolus a. Jesu Christi
- 4 Gratia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu
2-13 Expectantes... adventum gloriæ magni Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi
3- 6 Per Jesum Christum Salvatorem nostrum

Phile. - 1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus
- 3 Pax a Deo Patre nostro, et Dom. Jesu Chr.
- 5 Audiens... fidem, quam habes in Do. Jesu
- 6 Quod est in vobis in Christo Jesu
- 8 Multam fiduciam habens in Christo Jesu
- 9 Senex, nunc autem et vinctus Jesu Christi
-23 Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu
-25 Gratia Do. nostri Jesu Christi cum spiritu

Hebr. 2- 9 Videmus Jesum, propter passionem mortis
3- 1 Considerate Apostolum et Pontificem confessionis nostræ Jesum
4-14 Qui penetravit cœlos, Jesum Filium Dei
6-20 Ubi præcursor pro nobis introivit Jesus
7-22 Melioris testamenti sponsor factus est Jesus
9-24 Non e. in manufacta sancta Jesus introivit
10-10 Per oblationem corporis Jesu Christi semel
12- 2 Aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem Jesum
-24 Et testamenti novi mediatorem Jesum

Hebr. 13- 8 Jesus Christus heri, et hodie : ipse et in sæc.
-12 Propter quod et Jesus, ut sanctificaret per suum sanguinem populum
-20 Deus autem pacis, qui eduxit de mortuis... Dominum nostrum Jesum Christum
-21 Quod placeat coram se per Jesum Christum
Jacob. 1- 1 Jacobus Dei et Domini nostri Jesu Christi servus
2- 1 Habere fidem Do. nostri Jesu Christi gloriæ
1 *Petr.* 1- 1 Petrus Apostolus Jesu Christi, electis adv.
- 2 In obedientiam, et aspers. sanguinis Jesu
- 3 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi
Per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis
- 7 In revelatione Jesu Christi
-13 Sperate in eam, quæ offertur vobis, gratiam, in revelationem Jesu Christi
2- 5 Hostias acceptabiles Deo per Jesum Christ.
3-21 In Deum per resurrectionem Jesu Christi
4-11 Ut... honorificetur Deus per Jesum Christ.
5-10 Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos in æternam suam gloriam in Christo Jesu
-14 Gratia vobis omnibus, qui estis in Christo Jesu
2 *Petr.* - 1 Simon Petrus, servus et Apostolus Jesu Chr.
In justitia Dei nost. et Salvatoris Jesu Chr.
- 2 In cognitione Dei, et Chr. Jesu Dom. nostri
- 8 In Domini nostri Jesu Christi cognitione
-11 Ministrabitur vobis introitus in æternum regnum Dom... et Salvatoris Jesu Christi
-14 Secundum quod et Dominus noster Jesus Christus significavit mihi
-16 Notam fecimus vobis... Jesu Chr. virtutem
2-20 In cognitione... Salvatoris Jesu Christi
3-18 Crescite vero in gratia.. Salvatoris Jesu Chr.
1 *Joan.* 1- 3 Cum Patre, et cum Filio ejus Jesu Christo
- 7 Et sanguis Jesu Chr. Filii ejus, emundat nos
2- 1 Advocatum habemus apud Patrem, Jesum
-22 Qui negat quoniam Jesus est Christus
3-23 Ut credamus in nom. Filii ejus Jesu Christi
4- 2 Omnis spiritus qui confitetur Jesum Christ.
- 3 Om. spiritus qui solvit Jesum, ex Deo non est
-15 Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus est Filius Dei, Deus in eo manet
5- 1 Qui credit, quoniam Jesus est Christus
- 5 Nisi qui credit, quoniam Jesus est Filius Dei
- 6 Qui venit per aquam et sanguin., Jesus Chr.
2 *Joan.* - 3 Pax a Deo Patre, et a Christo Jesu Filio Pat.
- 7 Qui non confitentur Jesum Christum venisse
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus, frater a. Jacobi
Et Christo Jesu conservatis et vocatis
- 4 Et Dom. nostrum Jesum Christum negantes
- 5 Quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans (*)
-17 Quæ prædicta sunt ab Apostolis Domini nostri Jesu Christi
-21 Expectantes misericordiam Domini nostri Jesu Christi
-24 In adventu Domini nostri Jesu Christi
-25 Per Jesum Christum Dom. nostrum, gloria
Apoc. 1- 1 Apocalypsis Jesu Christi, quam dedit illi Deus
- 2 Qui testimonium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi
- 5 Et a Jesu Christo, qui est testis fidelis
- 9 Et particeps in tribulatione, et regno, et patientia in Christo Jesu
Propter verbum Dei, et testimonium Jesu
12-17 Et habent testimonium Jesu Christi
14-12 Qui custodiunt mandata Dei, et fidem Jesu
17- 6 Vidi mulierem ebriam... de sanguine martyrum Jesu
19-10 Fratrum t. habentium testimonium Jesu
Testimonium e. Jesu est spiritus prophetiæ
20- 4 Vidi... animas decollatorum propter testimonium Jesu
22-16 Ego Jesus misi Angelum meum, testificari
-20 Venio cito : Amen. Veni, Domine Jesu
-21 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.

JETA.

Civitas Levitis e tribu Judæ vel Simeonis data. Eadem videtur esse quæ Jota dicitur, licet plerique diverse sentiant, asserentes hanc alias Jetan dici; illam, Jota nempe, alias Loche.

Josue. 21-16 Et Aïn, et Jeta, et Bethsames

(*) *Sive sit Jesus filius Nun, ut sentit Hieronymus, sive Jesus Christus, ut innuunt sequentia. Ideo eumdem textum licuit jam ponere sub Jesu filio Nun.*

JETEBA. *Urbs in tribu Juda.*

4 *Reg.* 21-19 Messalemeth filia Harus de Jeteba

JETEBATHA.

Nomen loci in quo castrametati sunt filii Israel profecti de Gadgad monte, et fuit ab exitu de Ægypto trigesima mansio, in qua erant aquæ multæ et multi torrentes.

Num. 33-33 Unde profecti castrametati sunt in Jetebatha
-34 Et de Jetebatha, venerunt in Hebrona
Deut. 10- 7 Castrametati sunt in Jetebatha

JETH. *Filius Gersom filii Levi.*

1 *Par.* 6-43 Filii Jeth, filii Gersom, filii Levi

JETHELA. *Nomen civitatis in tribu Dan.*

Josue. 19-42 Selebin, et Ajalon, et Jethela

JETHER I.

Filius primogenitus Gedeonis. Cum Hebræi laterent in montibus et speluncis ob Madianitarum incursiones, Gedeonis fratres secesserant in Thabor; quos reges Zebee et Salmana in latebris illis Thabor repertos interemerunt. Gedeon comprehendit hos reges, et dixit Jether primogenito suo : Surge, et interfice eos. Qui non eduxit gladium : timebat enim, quia adhuc puer erat. *Interfecit igitur eos Gedeon ipse.*

Judic. 8-20 Dixitque Jether primogenito suo : Surge

JETHER II.

Ismaelita, pater Amasæ et maritus Abigail sororis Sarviæ et David. Jether iste alio loco vocatur Jethra, 2 Reg. 17-25. Vocatur Ismaelites, vel quod esset de genere Ismael, sed religione Hebræus; vel quod aliquando inter Ismaelitas habitasset. Cæterum 2 Reg. loco citato, dicitur fuisse de Jezraheli, in tribu Juda civitate.

3 *Reg.* 2- 5 Abner filio Ner, et Amasæ filio Jether
-32 Et Amasam filium Jether principem
1 *Par.* 2-17 Amasa, cujus pater fuit Jether Ismahelites

JETHER III.

Filius primogenitus Jada filii Onam filii Jerameel.

1 *Par.* 2-32 Filii a. Jada... Jether, et Jonathan
Sed et Jether mortuus est absque liberis

JETHER IV.

Filius Ezra, e stirpe Juda et Caleb.

1 *Par.* 4-17 Et filii Ezra, Jether, et Mered, et Epher

JETHER V.

E progenie Aser filii Jacob ex Zelpha.

1 *Par.* 7-38 Filii Jether : Jephone, et Phaspha

JETHER.

Urbs in tribu Juda, quæ postea Levitis assignata est.

Josue. 15-48 Et in monte : Samir, et Jether, et Socoth
21-14 Et Jether, et Esthemo
1 *Reg.* 30-27 His qui erant in Bethel... et qui in Jether
1 *Par.* 6-58 Jether quoque et Esthemo cum suburbanis

JETHETH.

In capite 36 Genesis, vers. 15 ad 30 recensentur duces, vers. vero 31 ad 39 reges, et rursum vers. 40 ad 43 duces in Idumæa regnantes; quia Idumæi primo amplexi sunt aristocratiam, in qua duces ex optimatum sententia rempublicam gubernabant; deinde monarchiam, et reges habuerunt; tandem iterum aristocratiam. Porro tam duces quam reges electione, non successione principatum adipiscebantur. Quare videre est non filios defunctorum, sed alios habenas imperii et principatus accipere. Idcirco omnes duces isti et reges et capita cognationum, qui habitaverunt in terra Edom per cognationes suas, et per regiones, probabiliter loca habitanda gubernandaque sibi assignata a nominibus suis designaverunt. Unde Thamna forte est urbs Idumææ in solitudine, vicina et mixta Saracenis et Arabibus, ut sentit et dicit sanctus Hieronymus. Idem dici potest de Alva et Jetheth (fortasse Jetebatha), et sic de plerisque.

Gen. 36-40 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
1 *Par.* 1-51 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth

JETHMA.

Vir Moabites, qui recensetur inter fortissimos in exercitu David.

1 *Par.* 11-46 Jethma Moabites, Eliel, et Obed, et Jasiel

JETHNAM. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-23 Et Cades, et Asor, et Jethnam

JETHRAAM *vel* JETRAHAM.

Sextus e filiis quos habuit rex David in Hebron, quem peperit ei Egla uxor sexta legitima. De hoc Davidis filio, sicut et de Saphathia nihil præter nomen habetur in Scriptura : Eglam aliqui eamdem putant cum Michol, sed diversa e meliore sententia ducitur.

2 *Reg.* 3- 5 Sextus quoq. Jethraam, de Egla uxore Dav.
1 *Par.* 3- 3 Sextum Jethraham de Egla uxore sua

JETHRÆUS *et* JETHREUS.

Populus ortus a Jethræo filio Sobal filii Hur primogeniti Caleb; vel etiam dici potest a civitate Jether, sicut et Jethrites.

1 *Par.* 2-53 Jethrei, et Aphuthei, et Semathei
11-40 Ira Jethræus, Gareb Jethræus

JETHRAI.

Filius Zara filii Gerson filii Levi.

1 *Par.* 6-21 Zara filius ejus, Jethraï filius ejus

JETHRAN I.

Filius tertius Dison filii Seir Horræi, e semine Esaü.

Gen. 36-26 Hamdan, et Eseban, et Jethran, et Charan
1 *Par.* 1-41 Filii Dison : Hamram, et Eseban, et Jethran

JETHRAN II.

Filius decimus Supha filii Helem, e semine Aser.

1 *Par.* 7-37 Et Salusa, et Jethran, et Bera

JETHRITES. *Vid.* Jethræus.

2 *Reg.* 23-38 Ira Jethrites, Gareb et ipse Jethrites

JETHRO.

Anno mundi 2503, ante J. Ch. 1551. Qui alio nomine dictus est Raguel. Sacerdos Dei altissimi in Madian, civitate a Madian condita filio Abrahæ ex Cetura, unde est tota regio dicta Madian. Sacerdos vel princeps, ut habet Chaldæus; verbum enim cohen, *Hebræis sacerdotem et principem significat. Probabile est fuisse utrumque, quia primarii viri fere eo tempore sacerdotes erant, ut Melchisedech, Noe, Abraham, etc., etc. Profugus ex Ægypto Moyses, moratusque in terra Madian, accepit uxorem Sephoram filiam Jethro, cujus pascebat oves juxta montem Horeb, quando apparuit ei Deus, in flamma ignis de medio rubi. Post hanc visionem, in qua ei jusserat Deus ire in Ægyptum ad liberandos filios Israel, reversus est ad Jethro, cui visionem Dei celavit, modestiæ studio, sed aliam veram causam et justam profectionis prætexens, ait illi :* Vadam, et revertar ad fratres meos in Ægyptum, ut videam si adhuc vivant. Cui ait Jethro : Vade in pace. *Cumque audisset Jethro omnia quæ fecerat Deus Moysi, et Israeli populo suo, et quod eduxisset Dominus Israel de Ægypto, tulit Sephoram uxorem Moysi quam remiserat et duos filios ejus Gersom et Eliezer; Moyses enim cum Pharaone decertaturus, tantam, tamque periculosam negotiorum molem susceperat, ut uxori et liberis operam impendere non posset; itaque eam sibi a Pharaone timentem, libentem et volentem cum filiis remiserat in Madian apud patrem. Venit ergo Jethro socer Moysis, et filii ejus, et uxor ejus, ad Moysen in desertum, ubi erat castrametatus populus Dei juxta montem Horeb, ibique obtulit Jethro holocausta et hostias Deo, in gratiarum actionem, Moysique sanum dedit consilium in constituendis judiciorum magistratibus; deinde reversus abiit in terram suam. Vid.* Hobab.

Exod. 3- 1 Moyses a. pascebat oves Jethro soceri sui
4-18 Abiit Moyses, et reversus est ad Jethro
Cui ait Jethro : Vade in pace
18- 1 Cumque audisset Jethro, sacerdos Madian
- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi
- 6 Ego Jethro cognatus tuus venio ad te
- 9 Lætatusq. est Jethro super omnibus bonis
-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta et hostias Deo

JETHSON.

Urbs Levitica in tribu Ruben, quæ alio nomine dicitur, sicut est in Hebræo, Cademoth.

Josue. 21-36 Misor, et Jaser, et Jethson, et Mephaath

JETHUR vel JETUR.

A quo Ituræi. Decimus inter duodecim filios Ismael filii Abrahæ ex Agar. In Arabia Petræa et deserta sedem ejus posteris dedimus, ut et Ismaelitis omnibus.

Gen. 25-15 Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis
1 Par. 1-31 Jetur, Naphis, Cedma

JETRA.

Pater Amasæ filii Abigaïl sororis David. Vid. Jesraeli.

2 Reg. 17-25 Amasa autem erat filius viri, qui vocabatur Jetra de Jesraëli

JEZABAD.

Vir Gaderothites inter fortissimos exercitus David recensitus.

1 Par. 12- 4 Johanan, et Jezabad Gaderothites

JEZABEL I.

Anno mundi 3117, *ante J. Ch.* 937. *Filia Ethbaal regis Sidoniorum, uxor Achab regis Israel. Mulier idololatra, quæ regem induxit in idololatriam, cumque ad omne malum concitavit. Omnes enim prophetas Domini interficiebat, habebatque ipsa quadringentos quinquaginta prophetas Baal, prophetasque lucorum quadringentos qui comedebant de mensa ejus. Cum audisset ex Achab omnia quæ fecerat Elias, nempe omnes prophetas et sacerdotes Baal, non valentes* facere ignem de cœlo descendere in terram in conspectu hominum, *interfectos fuisse gladio jussu Eliæ ad torrentem Cison, misit Jezabel ad Eliam dicens:* Hæc mihi faciant dii, et hæc addant, nisi hac hora cras posuero animam tuam sicut animam unius ex illis *prophetis meis quos interfecisti. Timuit ergo Elias, et surgens abiit quocumque eum ferebat voluntas, alia ex aliis loca et latebras mutans, et sic mortem vitavit. Post decem annos adulterinis litteris sigillo Achab signatis, jussit Jezabel senioribus Jezrahel ut occiderent Naboth nolentem dare vineam suam regi Achab pro pecunia. Lapidatus est Naboth, et Achab possedit vineam ejus, confiscationis titulo, quæ apud Hebræos viguisse videtur in delictis adversus regiam majestatem. Tum factus est sermo Domini ad Eliam, dicens :* Surge, et descende in occursum Achab regis Israël, qui est in Samaria : ecce ad vineam Naboth descendit, ut possideat eam : et loqueris ad eum, dicens : hæc dicit Dominus : Occidisti, insuper et possedisti. Et post hæc addes : Hæc dicit Dominus : In loco hoc, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent quoque sanguinem tuum... Sed et de Jezabel locutus est Dominus, dicens : Canes comedent Jezabel in agro Jezrahel, *nec erit qui sepeliat eam. Hæc prædictio de Jezabel adimpleta est in regno Jehu qui eam præcipitari jussit per fenestram; et quia impia hæc mulier erat non tantum filia regis, sed et uxor, et nurus, et mater, et socrus, et avia, Jehu eam sepeliri voluit; ministri autem ejus non invenerunt nisi calvariam, et pedes, et summas manus.* Et ait Jehu : Sermo Domini est... In agro Jezrahel comedent canes carnes Jezabel, et erunt carnes Jezabel sicut stercus super faciem terræ in agro Jezrahel, ita ut prætereuntes dicant : Hæccine est illa Jezabel? *Quomodo tanta gloria in tantam calamitatem conversa est?*

3 Reg. 16-31 Insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal
18- 4 Nam cum interficeret Jezabel prophetas
-13 Cum interficeret Jezabel prophetas Dom.
-19 Qui comedunt de mensa Jezabel
19- 1 Nuntiavit autem Achab Jezabel omnia
- 2 Misitque Jezabel nuntium ad Eliam
21- 5 Ingressa est autem ad eum Jezabel uxor
- 7 Dixit ergo ad eum Jezabel uxor ejus
-11 Fecerunt... sicut præceperat eis Jezabel
-14 Miseruntque ad Jezabel, dicentes
-15 Cum audisset Jezabel lapidatum Naboth
-23 Sed et de Jezabel locutus est Dominus dicens
Canes comedent Jezabel in agro Jezrahel
-25 Concitavit enim eum Jezabel uxor sua
4 Reg. 9- 7 Ulciscar sanguinem... de manu Jezabel
-10 Jezabel quoque comedent canes in agro
-22 Adhuc fornicationes Jezabel... vigent
4 Reg. 9-30 Porro Jezabel introitu ejus audito
-36 In agro Jezrahel comedent canes carnes Jezabel
-37 Et erunt carnes Jezabel sicut stercus
Dicant : Hæccine est illa Jezabel?

JEZABEL II.

Fuit hæc Jezabel nobilis et potens aliqua mulier hæretica, quæ prophetissam se mentiens, propagavit sectam Nicolaitarum, docens licere fornicari et edere idolothita, sicut Jezabel uxor Achab propagavit cultum Baal.

Apoc. 2-20 Quia permittis mulierem Jezabel

JEZATHA.

Decimus filius Aman filii Amadathi.

Esth. 9- 9 Et Arisaï, et Aridaï, et Jezatha

JEZER.

Filius Galaad filii Machir filii Manasse, qui Josue 17-2, dicitur Abiezer. Ab eo familia Jezeritarum.

Num. 26-30 Jezer, a quo familia Jezeritarum

JEZER.

Nomen civitatis Amorrhæorum, quæ Levitis et homicidis pro asylo e tribu Gad est attributa. Eadem videtur, quæ dicitur Jazer.

1 Par. 6-81 Et Jezer cum suburbanis suis

JEZERITÆ.

Num. 26-30 Jezer, a quo familia Jezeritarum

JEZERITES.

1 Par. 27- 8 Princeps Samaoth Jezerites

JEZIA.

De filiis Pharos, qui duxerant uxores alienigenas, Jezia eam quam et ipse duxerat dimisit.

1 Esdr. 10-25 De filiis Pharos, Remeïa, et Jezia

JEZLIA.

Filius Elphaal, e semine Benjamin.

1 Par. 8-18 Et Jesamari, et Jezlia, et Jobab

JEZONIAS I.

Anno mundi 3446, *ante J. Ch.* 608. *Filius Maachati.*

4 Reg. 25-23 Et Jezonias filius Maachathi
Jerem. 40- 8 Et Jezonias filius Maachathi

JEZONIAS II.

Filius Jeremiæ filii Habsaniæ Rechabitæ.

Jerem. 35- 3 Assumpsi Jezoniam filium Jeremiæ

JEZONIAS III. *Filius Osaiæ.*

Jerem. 42- 1 Jezonias filius Osaïæ, et reliquum vulgus

JEZONIAS IV.

Filius Saphan. Aliqui putant esse Sophoniam sacerdotem, qui datus fuit quasi judex. Stantem ante picturas et idola, eum in extasi vidit Ezechiel propheta.

Ezech. 8-11 Jezonias filius Saphan stabat in medio

JEZONIAS V.

Filius Azur. Videtur alius fuisse a Jezonia cujus mentio est in Ezech. 8-11, qui non Azur, sed Saphan filius fuisse dicitur.

Ezech. 11- 1 Vidi in medio eorum Jezoniam filium Azur

JEZRA. *Sacerdos. Filius Mosollam.*

1 Par. 9-12 Filius Adiel, filii Jezra, filii Mosollam

JEZRAEL.

Nomen civitatis, in tribu Juda, prope montem Gelboe, non procul a Jordane; scribitur quoque Jezrahel.

Josue. 15-56 Jezraël, et Jucadam, et Zanoë
17-16 Et Jezraël mediam possidens vallem
19-18 Fuitque ejus hæreditas, Jezraël, et Casaloth
Judic. 6-33 Castrametati sunt in valle Jezraël
1 Reg. 25-43 Achinoam accepit David de Jezrahel

JEZRAHEL I.

Filius primus Etam, e stirpe Juda.

1 Par. 4- 3 Ista quoq. stirps Etam : Jezrahel, et Jesema

JEZRAHEL II.

Filius Osee ex Gomer uxore.

Osee. 1- 4 Voca nomen ejus Jezrahel

JEZRAHEL.

Nomen civitatis in tribu Issachar. Vinea Naboth Jezrahelitæ erat in Jezrahel, quam Achab rex Israel non potuit obtinere; ideo illius uxor Jezabel Naboth falsis testibus accusatum lapidavit.

1 Reg. 29- 1 Sed et Israël castrametatus est super fontem, qui erat in Jezrahel
-11 Philisthiim a. ascenderunt in Jezrahel
2 Reg. 2- 9 Super Gessuri, et super Jezrahel
4- 4 Venit nuntius de Saul... ex Jezrahel
3 Reg. 4-12 Quæ est juxta Sarthana subter Jezrahel
18-45 Ascendens itaque Achab, abiit in Jezrahel
-46 Currebat ante Achab, donec veniret in Jezrahel
21- 1 Vinea erat Naboth Jezrahelitæ, qui erat in Jezrahel, juxta palatium
-23 Canes comedent Jezabel in agro Jezrahel
4 Reg. 8-29 Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel
Descendit invisere Joram... in Jezrahel
9-10 Jezabel q. comedent canes in agro Jezrahel
-15 Reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel
Ne vadat, et nuntiet in Jezrahel
-16 Ascendit, et profectus est in Jezrahel
-17 Qui stabat super turrim Jezrahel
-30 Venitque Jehu in Jezrahel
-36 In agro Jezrahel comedent canes carnes Jezabel
-37 Sicut stercus super faciem terræ in agro Jezrahel
10- 6 Venite ad me hac ead. hora cras in Jezrahel
- 7 Et miserunt ad eum in Jezrahel
-11 Qui reliqui erant de domo Achab in Jezrahel
2 Par. 22- 6 Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel
Osee. 1- 4 Visitabo sanguinem Jezrahel super domum Jehu
- 5 Conteram arcum Israël in valle Jezrahel
-11 Quia magnus dies Jezrahel
2-22 Et hæc exaudient Jezrahel

JEZRAHELITA et JEZRAHELITES.

3 Reg. 21- 1 Tempore illo vinea erat Naboth Jezrahelitæ
- 4 Quod locutus fuerat ad eum Naboth Jezrahelites
- 6 Locutus sum Naboth Jezrahelitæ
- 7 Ego dabo tibi vineam Naboth Jezrahelitæ
-15 Surge et posside vineam Naboth Jezrahelitæ
-16 Descendebat in vineam Naboth Jezrahelitæ
4 Reg. 9-21 Invenerunt eum in agro Naboth Jezrahelitæ
-25 Projice eum in agro Naboth Jezrahelitæ

JEZRAHELITES.

1 Reg. 27- 3 Achinoam Jezrahelitis, et Abigaïl
30- 5 Achinoam Jezrahelites, et Abigaïl
2 Reg. 2- 2 Achinoam Jezrahelites, et Abigaïl
3- 2 Amnon de Achinoam Jezrahelitide
1 Par. 3- 1 Amnon ex Achinoam Jezrahelitide

JEZRAIA.

Anno mundi 3516. *Sacerdos, præfectusque cantorum, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.*

2 Esdr. 12-41 Clare cecinerunt cantores, et Jezraïa præpositus

JOAB I.

Filius Sarviæ, sororis David, frater Abisaï et Asaelis. Nullum habuit David in exercitu fortiorem et belli magis expertum; qui famam et immortalem gloriam consecutus esset, nisi majoribus vitiis et peccatis itemque sceleribus maximis fœdavisset sua bene gesta et virtutes tum militarias, tum civiles, tum etiam familiares. Sua autem ambitione et perfidia sese perdidit, nec misericordiam invenire potuit pro bene factis erga regem et populum Israel. Josephus enim his verbis narrat quomodo Joab occiderit Amasam filium Abigail sororis David : « Ibi Joabus thorace munitus, accinctusque gladio, accedente ad complectendum Amasa, de industria gladium sibi e vagina elabi passus est, eoque mox e terra sublato, et altera manu barba Amasæ deosculandi causa prehensa, improviso ictu ventrem ei perfodit, hominemque confecit. » Abner, qui sequebatur partes Isboseth filii Saül, venit ad David in Hebron; voluit autem David illum honorare, quia ei se obstrictum sentiebat et propter reductam Michol, et propter conciliatam tribuum voluntatem, ut rex esset Israelis universi; idcirco fecit David Abner et viris ejus qui venerant cum eo convivium, et etiam abeuntem honorifice deduxit. Quo audito, Joab timens ne Abner se gratiosior aut potentior apud regem fieret, illum in invidiam vocare co-

natus est, et in odium regis. Egressus itaque Joab a David, nuntios ad Abner misit, quem reduxit nomine David a cisterna Sira, ignorante rege. Cumque rediisset Abner in Hebron, Joab finxit se velle ipsum, remotis testibus et arbitris omnibus, alloqui nomine David. Seorsum itaque adduxit ut loqueretur ei in dolo, et percussit illum in inguine, et mortuus est Abner in ultionem sanguinis Asael, ut ipse dicebat Joab, et credi volebat; Abner enim interfecerat Asaelem fratrem Joab. Joab impius timens ne perderet Davidis gratiam, impie Uriam virum Bethsabee interfici curavit innocentem. Cum Absalom interfecisset fratrem suum in convivio, et fugisset, Joab prudenti consilio patri conciliavit hunc filium quem reduxit, et postea de quercu pendentem confodit, et, Deo ita curante, audacter Davidem corripuit patienter lugentem Absalom filium. Quod faciebat tamen Joab, ne commotus populus illo fletu recederet ab ipso Davide. Tandem post mortem Absalom, Adoniæ regnum affectanti favit Joab, quia forte sibi persuaserat regnum illi ut primogenito deberi, vel etiam illi favebat, ut sibi eum devinciret et in muneribus ducis exercitus sanciretur. Ideo David moriens jussit Salomoni filio ut interficeret principem Joab. Adonia igitur jussu Salomonis perempto, venit ad Joab fama, quod in regia Salomonis diceretur illum declinasse ad Adoniam, secunda scilicet conjuratione et molitione, cum nempe Abisag uxorem sibi dari postulavit Adonias; fugit Joab in tabernaculum Domini, ubi jussu Salomonis occisus est a Banaia, et sepultus est in domo sua.

1 Reg. 26- 6 Ait David ad Achimelech Hethæum, et Abisaï filium Sarviæ, fratrem Joab
2 Reg. 2-13 Joab filius Sarviæ, et pueri Dav. egressi sunt
-14 Dixitque Abner ad Joab: Surgant pueri
Et respondit Joab: Surgant
-18 Tres filii Sarviæ, Joab, et Abisaï, et Asaël
-22 Et levare non potero faciem meam ad Joab
-24 Persequentibus a. Joab et Abisaï fugientem
-26 Et exclamavit Abner ad Joab, et ait
-27 Et ait Joab: Vivit Dom., si locutus fuisses
-28 Insonuit ergo Joab buccina, et stetit omnis
-30 Joab reversus, omisso Abner, congreg.
-32 Et ambulaverunt tota nocte Joab, et viri
3-22 Statim pueri David et Joab venerunt
-23 Et Joab, et omnis exercitus qui erat cum eo
Nuntiatum est itaque Joab a narrantibus
-24 Et ingressus est Joab ad regem, et ait
-26 Egressus itaque Joab a David, misit nuntios
-27 Seors. adduxit eum Joab ad medium portæ
-29 Veniat super caput Joab, et sup. o. domum
Nec deficiat de domo Joab fluxum seminis sustinens
-30 Joab et Abisaï frater ejus interfecerunt Abner
-31 Dixit a. David ad Joab, et ad om. populum
8-16 Joab a. filius Sarviæ erat super exercitum
10- 7 Quod cum audisset David, misit Joab
- 9 Videns igitur Joab quod præparatum esset
-11 Et ait Joab: Si prævaluerint adversum me
-13 Iniit itaq. Joab, et populus qui erat cum eo
-14 Reversusque est Joab a filiis Ammon
11- 1 Misit David Joab, et servos suos cum eo
- 6 Misit a. David ad Joab, dicens: Mitte ad me
Misitque Joab Uriam ad David
- 7 Quæsivitque David quam recte ageret Joab
-11 Et dominus meus Joab, et servi domini mei super faciem terræ manent
-14 Scripsit David epistolam ad Joab
-16 Cum Joab obsideret urbem, posuit Uriam
-17 Viri de civitate bellabant adversum Joab
-18 Misit itaque Joab, et nuntiavit David omnia
-22 Narravit David omnia quæ ei præceperat Joab
-25 Et dixit David ad nuntium: Hæc dices Joab
12-26 Igitur pugnabat Joab contra Rabbath
-27 Misitque Joab nuntios ad David, dicens
14- 1 Intelligens autem Joab filius Sarviæ
- 3 Posuit autem Joab verba in ore ejus
-19 Numquid manus Joab tecum est in o. istis?
Servus enim tuus Joab, ipse præcepit mihi
-20 Servus tuus Joab præcepit istud
-21 Et ait rex ad Joab: Ecce placatus feci verbum tuum
-22 Cadensq. Joab super faciem suam in terram
Et dixit Joab: Hodie intellexit servus tuus
-23 Surrexit ergo Joab, et abiit in Gessur
-29 Misit itaque ad Joab, ut mitteret eum ad regem
-30 Scitis agrum Joab juxta agrum meum

2 Reg. 14-30 Et venientes servi Joab, scissis vestibus suis
-31 Surrexitque Joab, et venit ad Absalom
-32 Et respondit Absalom ab Joab: Misi ad te
-33 Ingressus itaque Joab ad regem, nuntiavit ei
17-25 Constituit Absalom pro Joab super exercit.
Sororem Sarviæ, quæ fuit mater Joab
18- 2 Dedit populi tertiam partem sub manu Joab
Sub manu Abisaï, filii Sarviæ, fratris Joab
- 5 Et præcepit rex Joab, et Abisaï, et Ethaï
-10 Vidit a. hoc quispiam, et nuntiavit Joab
-11 Et ait Joab viro, qui nuntiaverat ei
-12 Qui dixit ad Joab: Si appenderes in manibus meis
-14 Et ait Joab: Non sicut tu vis, sed aggrediar
-15 Cucurrerunt decem juvenes armigeri Joab
-16 Cecinit autem Joab buccina, et retinuit
-20 Ad quem Joab dixit: Non eris nuntius
-21 Et ait Joab Chusi: Vade, et nuntia regi
Adoravit Chusi Joab, et cucurrit
-22 Achimaas filius Sadoc dixit ad Joab
Dixitque ei Joab: Quid vis currere, fili mi?
-29 Cum mitteret Joab servus tuus, o rex, me
19- 1 Nuntiatum est autem Joab quod rex fleret
- 5 Ingressus ergo Joab ad regem in domum
-13 Si non magister militiæ fueris coram me omni tempore pro Joab
20- 7 Egressi sunt ergo cum eo viri Joab
- 8 Porro Joab vestitus erat tunica stricta
- 9 Dixit itaque Joab ad Amasam: Salve
-10 Porro Amasa non observavit gladium quem habebat Joab
Joab autem, et Abisaï frater ejus, persecuti sunt Seba
-11 Quidam viri, cum stetissent juxta cadaver Amasæ, de sociis Joab, dixerunt: Ecce qui esse voluit pro Joab comes David
-13 Transibat omnis vir sequens Joab
-15 Omnis autem turba, quæ erat cum Joab
-16 Audite, audite, dicite Joab: Appropinqua
-17 Cum accessisset ad eam, ait illi: Tu es Joab
-20 Respondensque Joab, ait: Absit, absit hoc
-21 Et ait mulier ad Joab, Ecce caput
-22 Caput Seba... projecerunt ad Joab
Joab a. reversus est Jerusalem ad regem
-23 Fuit ergo Joab super omnem exercitum Isr.
23-18 Abisaï quoque frater Joab filius Sarviæ
-24 Asaël frater Joab inter triginta, Elehanan
-37 Naharaï Berothites armiger Joab filii Sarv.
24- 2 Dixitq. rex ad Joab principem exercitus sui
- 3 Dixitque Joab regi: Adaugeat Dominus Deus
- 4 Obtinuit autem sermo regis verba Joab
Egressusque est Joab, et principes militum
- 9 Dedit ergo Joab numerum descriptionis
3 Reg. 1- 7 Et sermo ei cum Joab filio Sarviæ
-19 Et vocavit... Abiathar quoque sacerdotem, et Joab principem militiæ
-41 Sed et Joab, audita voce tubæ, ait
2- 5 Tu quoque nosti quæ fecerit mihi Joab
-22 Et habet Abiathar sacerdotem, et Joab
-28 Venit autem nuntius ad Joab, quod Joab declinasset post Adoniam
Fugit ergo Joab in tabernaculum Domini
-29 Quod fugisset Joab in tabernaculum Domini
-30 Hæc locutus est Joab, et hæc respondit mihi
-31 Et amovebis sanguinem innocentem, qui effusus est a Joab
-33 Revertetur sanguis illorum in caput Joab
11-15 Ascendisset Joab princeps militiæ ad sepel.
-16 Sex enim mensibus ibi moratus est Joab
-21 Et mortuum esse Joab principem militiæ
1 Par. 2-16 Filii Sarviæ: Abisaï, Joab, et Asaël, tres
-54 Coronæ domus Joab, et dimidium requiet.
11- 6 Ascendit igitur primus Joab filius Sarviæ
- 8 Joab autem reliqua urbis extruxit
-20 Abisaï quoque frater Joab ipse erat princeps
-26 Asahel frater Joab, et Elchanan filius patrui ejus
-39 Naaraï Berothites armiger Joab filii Sarviæ
18-15 Porro Joab filius Sarviæ erat super exercit.
19- 8 Misit Joab, et omnem exercitum virorum
-10 Igitur Joab, intelligens bellum ex adverso
-14 Perrexit ergo Joab, et populus qui cum eo erat
-15 Reversusque est etiam Joab in Jerusalem
20- 1 Congregavit Joab exercit., et robur militiæ
Quando Joab percussit Rabba, et destruxit
21- 2 Dixitq. David ad Joab, et ad principes pop.
- 3 Responditque Joab: Augeat Dominus populum suum
- 4 Egressusque est Joab, et circuivit univers.
- 6 Eo quod Joab invitus exequeretur regis imperium
26-28 Et Abner filius Ner, et Joab filius Sarviæ
27- 7 Quartus, mense quarto, Asahel frater Joab
-24 Joab filius Sarviæ cœperat numerare

1 Par. 27-34 Princeps autem exercitus regis erat Joab
Psal. 59- 2 Et convertit Joab, et percussit Idumæam

JOAB II.

Filius Saraiæ, pater seu princeps aut dominus vallis Artificum; quodnam autem genus artificii exercerent, colligi non potest ex Scriptura.

1 Par. 4-14 Saraïa autem genuit Joab patrem vallis Artificum

JOAB III.

Incola Phahath-Moab, vir suo tempore insignis et clarissimus, genus suum referens ad Phahath-Moab, vel ab eo loco originem ducens. Filii ejus e captivitate Babylonis ascenderunt cum Zorobabel, duo millia octingenti duodecim.

1 Esdr. 2- 6 Joab, duo millia octingenti duodecim
8- 9 De filiis Joab, Obedia filius Jahiel
2 Esdr. 7-11 Filii Phahath-Moab filiorum Josuë et Joab

JOACHAZ I.

Anno mundi 3179, ante J. Ch. 875. Filius Jehu regis Israel. Dormivit Jehu cum patribus suis, et regnavit Joachaz filius ejus pro eo in Samaria super Israel decem et septem annis. Et fecit malum coram Domino, secutusque est peccata Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israel, et adoravit Baal, præsertim in luco in Samaria plantato. Iratusque est furor Domini contra Israel, et tradidit eos in manu Hazael regis Syriæ, et in manu Benadad filii Hazael. Vidit Joachaz angustiam Israel, et esse attritos ab utroque rege Syriæ, nempe ab Hazaele et a Benadad; ideo deprecatus est faciem Domini, pœnitentiam egit, et humiliavit se in conspectu Domini, qui dedit salvatorem Israeli, et liberatus est de manu regis Syriæ. Quis fuerit hic salvator Scriptura non exprimit. Josephus putat fuisse ipsummet Joachaz, qui placato precibus Numine, rem in posterum felicius gesserit. Lyranus existimat fuisse Angelum Michaelem Israelitarum præsidem, a quo virtute occulta hostium vis repressa sit, et eis timor immissus. Verius autem videtur fuisse Joas filium Joachaz, qui tres clades Syris intulit, urbesque recepit quas Hazael occupaverat. Tanta Angustia premebatur Israel, ut Joachaz de populo quinquaginta equites, et decem currus, et decem millia peditum tantummodo superessent; interfecerat enim eos rex Syriæ, et redegerat Israelem quasi pulverem in conculcationem. Veruntamen Joachaz et populus non recesserunt a peccatis Jeroboam, et servierunt idolo Baal in lucis et in vitulis aureis. Reliqua autem sermonum Joachaz et universa quæ fecit, et fortitudo ejus, scripta erant in libro Sermonum dierum regum Israel, qui liber non extat. Dormivit Joachaz cum patribus suis, sepultusque est in Samaria, et regnavit filius ejus Joas pro eo.

4 Reg. 10-35 Et regnavit Joachaz filius ejus pro eo
13- 1 Regnavit Joachaz filius Jehu super Israël
- 4 Deprecatus est a. Joachaz faciem Domini
- 7 Et non sunt derelicti Joachaz de populo
- 8 Reliqua a. sermonum Joachaz, et universa
- 9 Dormivitque Joachaz cum patribus suis
-10 Regnavit Joas filius Joachaz super Israël
-22 Hazaël rex Syriæ afflixit Israel cunctis diebus Joachaz
-25 Porro Joas filius Joachaz tulit urbes de manu Benadad filii Hazaël, quas tulerat de manu Joachaz
14- 1 In anno secundo Joas filii Joachaz regis Isr.
- 8 Misit Amasias nuntios ad Joas filium Joachaz
-17 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz
2 Par. 25-17 Misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu
-25 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz rex Israël

JOACHAZ II.

Qui etiam dicitur Sellum. Filius Josiæ regis Juda, et Amital filiæ Jeremiæ de Lobna. Cum interfectus fuisset pater ejus Josias a Pharaone Nechao Ægypti rege, sollicitatus populus ab ipso Joachaz secundogenito, factione populari illum ad regnum admovit, et unxit pro patre suo regem. Fortasse etiam magis strenuus habebatur, et magis idoneus bello gerendo et reipublicæ defendendæ adversus regem Ægypti. Ideo ungi voluit Joachaz,

ad firmandum sibi apud populum regnum, quod fratri suo Joakim natu majori deberi intelligebat. Tres et viginti annos natus, Joachaz regnare cœpit, et tribus mensibus regnavit in Jerusalem, faciens malum coram Domino. Quapropter ab expeditione bellica revertens Pharao Nechao in Ægyptum, vinxit Joachaz, ne regnaret in Jerusalem, regemque constituit Eliacim filium Josiæ, et vertit nomen ejus Joakim; quæ nominis impositio dominativæ potestatis signum est. Porro secum Joachaz abduxit, qui in Ægypto captivus, ibi mortuus est. Vide Schema ad verbum Jechonias.

4 Reg. 23-30 Tulitq. populus terræ Joachaz filium Josiæ
-31 Viginti trium annorum erat Joachaz
-34 Porro Joachaz tulit, et duxit in Ægyptum
2 Par. 36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz filium Josiæ
- 2 Viginti trium annorum erat Joachaz
- 4 Ipsum vero Joachaz tulit secum, et abduxit

JOACHAZ III.

Qui dicitur Ochozias, filius Joram et Athaliæ. Vid. Ochozias II.

2 Par. 21-17 Nec remansit ei filius, nisi Joachaz
25-23 Filium Joas filii Joachaz, cepit Joas rex

JOACHAZ IV.

Pater Joha, et scriba regis Josiæ.

2 Par. 34- 8 Et Joha filium Joachaz a commentariis

JOACHIN.

Qui dictus est Jechonias, filius Joakim regis Juda. Vid. Jechonias *et Schema.*

4 Reg. 24- 6 Et regnavit Joachin filius ejus pro eo
- 8 Decem et octo annorum erat Joachin cum regnare cœpisset
-12 Egressusque est Joachin rex Juda ad regem Babylonis
-15 Transtulit quoque Joachin in Babylonem
25-27 In anno triges. septimo transmigr. Joachin Sublevavit... caput Joachin regis Juda de carcere
2 Par. 36- 8 Regnavit autem Joachin filius ejus pro eo
- 9 Octo annorum erat Joachin cum regnare cœpisset
Jerem. 52-31 Trigesimo septimo anno transmigr. Joachin Elevavit Evilm... caput Joachin regis Juda

JOADA. *Filius Ahaz filii Micha.*

1 Par. 8-36 Et Ahaz genuit Joada
Et Joada genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri

JOADAN.

Mulier Jerosolymitana, mater Amasiæ, filii Joas, regis Juda.

4 Reg. 14- 2 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
2 Par. 25- 1 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem

JOAH.

Filius Zamma, Levites, de filiis Gerson.

1 Par. 6-21 Joah filius ejus, Addo filius ejus
2 Par. 29-12 De filiis autem Gersom, Joah filius Zemma, et Eden filius Joah

JOAHA. *Filius tertius Obededom.*

1 Par. 26- 4 Filii a. Obededom... Joaha tertius, Sachar

JOAHE.

Anno mundi 3322, *Romæ* 22, *ante J. Ch.* 732. *Filius Asaph, et scriba Ezechiæ regis Juda.*

4 Reg. 18-18 Et Joahe filius Asaph a commentariis
-26 Dixerunt a. Eliacim... et Sobna, et Joahe
-37 Et Joahe filius Asaph a commentariis
Isai. 36- 3 Et Joahe filius Asaph a commentariis
-11 Dixit Eliacim, et Sobna, et Joahe
-22 Et Joahe filius Asaph a commentariis

JOAKIM I, *qui prius dictus est* JOACIM.

Filius Josiæ regis Juda. Nomen matris ejus Zebida, filia Phadaia de Ruma. Vide quæ diximus ad verbum Jechonias *et Schema.*

4 Reg. 23-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ pro Josia patre ejus Vertitque nomen ejus Joakim
-35 Argentum autem et aurum dedit Joakin. Pharaoni
-36 Viginti quinque annorum erat Joakim
24- 1 Et factus est ei Joakim servus tribus annis
- 5 Reliqua a. sermonum Joakim, et universa Et dormivit Joakim cum patribus suis
-19 Juxta omnia quæ fecerat Joakim
1 Par. 3-15 Filii a. Josiæ fuerunt... secundus Joakim
-16 De Joakim natus est Jechonias, et Sedecias
2 Par. 36- 4 Et vertit nomen ejus Joakim
- 5 Viginti quinque annorum erat Joakim
- 8 Reliqua a. verborum Joakim, et abomin.
Jerem. 1- 3 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
22-18 Hæc dicit Dominus ad Joakim filium Josiæ
-24 Quia si fuerit Jechonias filius Joakim
24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor.. Jechoniam filium Joakim
25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ
-21 Et audivit rex Joakim, et omnes potentes
-22 Et misit rex Joakim viros in Ægyptum
-23 Et adduxerunt eum ad regem Joakim
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis
-20 Cum transferret Jechoniam filium Joakim
28- 4 Jechoniam filium Joakim regem Juda
35- 1 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
36- 1 Factum est in anno quarto Joakim filii Josiæ
- 9 Factum est autem in anno quinto Joakim
-28 Quod combussit Joakim rex Juda
-29 Et ad Joakim regem Juda, dices
-30 Hæc dicit Dom. contra Joakim regem Juda
-32 Libri, quem combusserat Joakim rex Juda
37- 1 Regnavit rex Sedecias filius Josiæ pro Jechonia filio Joakim
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
46- 2 In quarto anno Joakim filii Josiæ
52- 2 Fecit malum... juxta omnia quæ fecerat Joakim
Baruc. 1- 3 Legit Baruch verba libri hujus ad aures Jechoniæ filii Joakim
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda
- 2 Tradidit Dominus in manu ejus Joakim regem Juda

JOAKIM II. *Qui scribitur quibusdam in editionibus per* c, *et legitur* **JOACIM** *et* Eliachim. *Anno mundi* 3516. *Filius Josue filii Josedec, et sacerdos, in diebus Zorobabel, quocum ascendit a captivitate Babylonis.*

2 Esdr. 12-10 Josuë autem genuit Joacim, et Joacim genuit Eliasib
-12 In diebus autem Joacim erant sacerdotes et principes familiarum
-26 Hi in diebus Joacim filii Josuë filii Josedec

JOAKIM III *vel* JOACIM, *qui et* Eliachim. *Summus pontifex in diebus Judith, qui de Jerusalem venit in Bethuliam cum universis presbyteris suis et senioribus populi, ut videret Judith; et benedixerunt eam omnes, una voce, dicentes :* Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israel.

Judith. 15- 9 Joacim autem summus pontifex, de Jerusalem venit in Bethuliam

JOAKIM IV.

Anno mundi 3436, *ante J. Ch.* 618. *Summus pontifex in diebus Baruch. Filius erat Helciæ, et princeps sacerdotum qui remanserunt in Jerusalem, et ideo ad eum pecunia missa est.*

Baruc. 1- 7 Miserunt in Jerusalem ad Joakim

JOAKIM V.

Maritus Susannæ filiæ Helciæ, quam duxit uxorem in terra captivitatis Babyloniæ. Joakim erat valde dives, et ad eum sese conferebant Judæi captivi, eo quod esset honorabilis inter omnes et liberalis.

Dan. 13- 1 Et erat vir habitans in Babylone, et nomen ejus Joakim
- 4 Erat autem Joakim dives valde, et erat ei pomarium
- 6 Isti frequentabant domum Joakim
-28 Cumq. venisset populus ad Joakim virum ej.
-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ uxorem Joakim
-63 Laudaverunt Deum... cum Joakim marito

JOANNA.

Filius Resa, et inter majores Jesu Christi computatur secundum humanitatem.

Luc. 3-27 Qui fuit Joanna, qui fuit Resa

JOANNA.

Mulier quæ sequebatur Jesum Christum, uxor Chusæ procuratoris Herodis. Videtur hanc mulierem fuisse non ipsam tantum bene affectam, verum etiam maritum ejus animo ergo Christum devoto; neque enim absque mariti consensu sivisset eam Christus esse in comitatu suo.

Luc. 8- 3 Et Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis
24-10 Erat autem Maria Magdalene, et Joanna

JOANNES I.

Pater Mathathiæ, et avus Machabæorum.

1 Mac. 2- 1 In diebus illis surrexit Mathathias filius Joannis

JOANNES II.

Anno mundi 3893, *Romæ* 593, *ante J. Ch.* 161. *Cognominatus est Gaddis, eratque filius primus Mathathiæ. Interfectus est a filiis Jambri. Vid.* Jambri. *In secundo libro Machab.* 8-22 *vocatur Joseph.*

1 Mac. 2- 2 Habebat filios quinque, Joannem, qui cognominabatur Gaddis
9-36 Exierunt filii Jambri ex Madaba, et comprehenderunt Joannem
-38 Recordati sunt sanguinis Joannis fratris sui

JOANNES III.

Pater Eupolemi, quem misit Romam Judas Machabæus ut constitueret amicitiam et societatem cum Romanis.

1 Mac. 8-17 Elegit Judas Eupolemum filium Joannis
2 Mac. 4-11 Per Joannem patrem Eupolemi, qui apud Romanos

JOANNES IV.

Anno mundi 6916, *Romæ* 616, *ante J. Ch.* 138. *Filius Simonis filii Mathathiæ, fraterque Judæ Machabæi.*

1 Mac. 13-54 Et vidit Simon Joannem filium suum
16- 1 Et ascendit Joannes de Gazaris
- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores : Judam et Joannem
- 9 Tunc vulneratus est Judas frater Joannis Joannes autem insecutus est eos
-19 Misit alios in Gazaram tollere Joannem
-21 Præcurrens quidam, nuntiavit Joanni in Gazara
-23 Et cætera sermonum Joannis, et bellorum

JOANNES V.

Missus est a Judæis una cum Abesalom ad Lysiam, principem exercitus Syriæ regis. Quidam putant eumdem esse cum Joanne fratre Judæ Machabæi.

2 Mac. 11-17 Joannes et Abesalom, qui missi fuerant

JOANNES VI.

Qui dicitur Baptista. *Filius Zachariæ et Elisabeth uxoris ejus, cognatæ beatæ Virginis Mariæ, et e semine sacerdotali. Baptista,* Βαπτιστής, *appellatus est, id est, Baptizator, vel quod primus baptizare cœperit, vel quod Christum baptizaverit. Vivebat in desertis vita multo severior quam prisci prophetæ, omnesque ad agendam pœnitentiam hortabatur. Baptizabat in Jordane eos qui sermonibus movebantur, id est, lavari jubebat in remissionem peccatorum, quemadmodum Judæi ablui solebant, ut se juxta legem mundarent. Volebant Judæi illum pro Messia agnoscere; at professus est se non esse; tantum ejus præcursorem, et ei viam paraturum secundum antiquas prophetias. Cum jam annum et aliquot menses prædicasset, et impleret cursum suum, cumque ab eo jam baptizatus fuisset cunctus populus, tum hoc anno Christum a Nazareth ad eum venisse credimus, et ab eo baptizatum esse, idque die sexta Januarii, ut constans tenet traditio; idque agnoscit et canit Ecclesia ea ipsa die. Venit ergo Jesus, ut reliqui, a Joanne baptizandus, atque ita aquas consecravit, indiditque virtutem peccatorum in baptismi sacramento remittendorum. Testatus est Joannes se Spiritum sanctum vidisse in Jesum descendentem specie columbæ :* Ecce, *inquit,* Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. *Lex per Moysen data; gratia autem et veritas per Jesum Christum facta est. « Baptizatus est Dominus baptismo Joannis, et cessavit baptismus Joannis; inde jam missus est in carcerem Joannes; deinceps nemo baptizatus invenitur illo baptismate, » inquit D. Augustinus, Tract. IV in Evang. Joannis, num. 14. Ab Herode in carcere decollatus est Joannes, cujus caput postulaverat afferi sibi in disco saltatrix filia Herodiadis. An Joannes baptismo aquæ fuerit a Christo baptizatus, res est incerta. Affirmant Chrysostomus, Hieronymus, auctor operis imperfecti, Euthymius, et Theophylactus. Fuit Joannes propheta; quia Christum absentem, priusquam manifestaretur, prænuntia-*

vit : fuit autem plus quam propheta, quia præsentem vidit, quod nulli contigit veterum prophetarum ; et non tantum vidit, sed præsentem nondum a populo agnitum indicavit. Fuit etiam plus quam propheta, quia Christi præcursor et baptizator, et de eo testatus est sic ipse Christus Jesus Filius Dei : Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista.

Matth. 3- 1 Venit Joannes Baptista prædicans in deserto
- 4 Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum
-13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo
-14 Joannes autem prohibebat eum, dicens : Ego a te debeo baptizari
4-12 Cum autem audisset Jesus quod Joannes traditus esset
9-14 Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis
11- 2 Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi
- 4 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis
- 7 Cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne
-11 Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista
-12 A diebus a. Joannis Baptistæ usque nunc
-13 Usque ad Joannem, prophetaverunt
-18 Venit enim Joannes neque manducans neque bibens
14- 2 Et ait pueris suis : Hic est Joannes Baptista
- 3 Herodes e. tenuit Joannem, et alligavit eum
- 4 Dicebat enim illi Joannes : Non licet tibi habere eam
- 8 Da mihi, inquit, hic in disco caput Joannis Baptistæ
-10 Misitque et decollavit Joannem in carcere
16-14 At illi dixerunt : Alii Joannem Baptistam
17-13 Quia de Joanne Baptista dixisset eis
21-25 Baptismus Joannis unde erat ?
-26 Omnes e. habebant Joannem sicut prophet.
-32 Venit enim ad vos Joannes in via justitiæ

Marc. 1- 4 Fuit Joannes in deserto baptizans
- 6 Et erat Joannes vestitus pilis cameli
- 9 Baptizatus est a Joanne in Jordane
-14 Postquam autem traditus est Joannes
2-18 Et erant discipuli Joannis et Pharisæi Quare discipuli Joannis... jejunant ?
6-14 Quia Joannes Baptista resurrexit a mortuis
-16 Quem ego decollavi Joannem, hic a mortuis resurrexit
-17 Tenuit Joannem, et vinxit eum in carcere
-18 Dicebat e. Joannes Herodi : Non licet tibi
-20 Herodes enim metuebat Joannem
-24 At illa dixit : Caput Joannis Baptistæ
-25 Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistæ
8-28 Dicentes : Joannem Baptistam, alii Eliam
11-30 Baptismus Joannis, de cœlo erat, an ex hominibus ?
-32 Omnes enim habebant Joannem quia vere propheta esset

Luc. 1-13 Et vocabis nomen ejus Joannem
-60 Dixit : Nequaquam, sed vocabitur Joannes
-63 Scripsit, dicens : Joannes est nomen ejus
3- 2 Factum est verbum Dom. super Joannem
-15 Cogitantibus omnibus in cordibus suis de Joanne
-16 Respondit Joannes..Ego quidem aqua baptizo vos
-20 Et inclusit Joannem in carcere
5-33 Quare discipuli Joannis jejunant frequenter
7-18 Et nuntiaverunt Joanni discipuli ejus
-19 Convocavit duos de discipulis suis Joannes
-20 Joannes Baptista misit nos ad te, dicens
-22 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis
-24 Et cum discessissent nuntii Joannis, cœpit de Joanne dicere ad turbas
-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est
-29 Justificaverunt Deum, baptizati baptismo Joannis
-33 Venit e. Joannes Baptista, neque manducans
9- 8 Quia Joannes surrexit a mortuis
- 9 Et ait Herodes : Joannem ego decollavi
-19 Et dixerunt : Joannem Baptistam
11- 1 Doce nos orare, sicut docuit et Joannes
16-16 Lex et prophetæ, usque ad Joannem
20- 4 Baptismus Joannis de cœlo erat, an ex hominibus ?
- 6 Certi sunt enim, Joannem prophetam esse

Joan. 1- 6 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes
-15 Joannes testimonium perhibet de ipso, et clamat
-19 Et hoc est testimonium Joannis
-26 Respondit eis Joannes, dicens : Ego baptizo
-28 Trans Jordanem, ubi erat Joannes baptizans
-29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem
-32 Et testimonium perhibuit Joannes, dicens
-35 Altera die iterum stabat Joannes
-40 Qui audierant a Joanne, et secuti fuerant
3-23 Erat a. et Joannes baptizans in Ænnon
-24 Nondum enim missus fuerat Joannes in carcerem
-25 Facta est a. quæstio ex discipulis Joannis
-26 Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ei
-27 Respondit Joannes, et dixit : Non potest homo
4- 1 Plures discipulos facit, et baptizat, quam Joannes
5-33 Vos misistis ad Joannem
-36 Ego a. habeo testimonium majus Joanne
10-40 In eum locum, ubi erat Joannes baptizans
-41 Quia Joannes quidem signum fecit nullum
-42 Quæcumq. dixit Joannes de hoc, vera erant

Act. 1- 5 Quia Joannes quidem baptizavit aqua
-22 Incipiens a baptismate Joannis usq. in diem
10-37 Post baptismum quod prædicavit Joannes
11-16 Joannes quidem baptizavit aqua
13-24 Prædicante Joanne ante faciem adventus
-25 Cum impleret autem Joannes cursum suum
18-25 Docebat... sciens tantum baptisma Joannis
19- 3 Qui dixerunt : In Joannis baptismate
- 4 Joannes baptizavit baptismo pœnitentiæ

JOANNES VII.

Apostolus et Evangelista, dilectus Christo Discipulus, e Bethsaida oriundus. Filius fuit Zebedæi et Salomes, frater Jacobi apostoli quem Herodes post passionem Christi decollavit. « Totas ille, inquit D. Hieronymus, Asiæ » fundavit et rexit Ecclesias : secundum autem post Neronem persecutionem movente » Domitiano, in Pathmo insula relegatus, » scripsit Apocalypsim. Evangelium vero non» nisi demum Ephesum reversus novissimus » omnium scripsit, coactus ab omnibus pene » tunc Asiæ episcopis, et multarum Eccle» siarum legationibus, indicto prius in com» muni jejunio. » Unde Epiphanius pulchre ait : « Spiritus sanctus Joannem invitum licet, » ac religione quadam et reverentia defugien» tem, ad scribendum impulit, affecta jam » ætate, utpote qui nonagesimum annum ex» cederet, postquam ab insula Pathmo re» versus est. » Scripsit Græce, et quidem Nervæ anno primo, ut notat Eusebius, hoc est, æræ nostræ 96, a passione 63. Quod ipse fecit, tum ut Cerinthi, Ebionis, aliorumque nascentes adversus Christi divinitatem, religionis christianæ basim ac fundamentum, hæreses confutaret; tum ut quæ ab aliis Evangelistis prætermissa fuerant, suppleret; scilicet omnia in hoc Evangelista fere nova sunt et reliquis intacta. Etiam in ipsa passionis narratione, quam cum cæteris communem habet, haud pauca occurrunt singularia ; maxime illud, ubi se ipsum introducit (reliqui enim Discipuli fugerant,) tanquam oculatum testem crucifixionis. Id quod egregie facit ad confirmandam hujus historiæ, præcipuæ quoque partis evangelicæ, veritatem : Qui vidit, inquit, testimonium perhibuit ; et verum est testimonium ejus ; et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. *Stabat beata Virgo mater Jesu juxta crucem, mæsta et lacrymosa, et cum vidisset Jesus matrem et Joannem discipulum stantem quem diligebat, dicit matri suæ :* Mulier, ecce filius tuus. *Deinde dicit Joanni :* Ecce mater tua, *id est, mater mea, hic discipulus sit tibi loco filii, ego enim morior, et a te auferor; et Discipulo : Amice, mater mea sit tibi matris loco, in hac colenda et adjuvanda supplebis deinceps vices meas.* Et accepit eam Discipulus in sua, *ut cum ea viveret et ei ministraret; nam ex his patet jam mortuum fuisse sanctum Joseph. Hæc peculiaria non sunt relata apud alios Evangelistas. Tres quoque scripsit Epistolas sanctus Joannes ; quarum unam ad Parthos missam veterum est traditio, quorum in ditione plurimi erant Judæi ex antiqua captivitate et dispersione ; secundam ad Electam mulierem nobilem, in qua huic sanctæ mulieri gratulatur ac filiis ejus, quod rectam de Jesu Christo fidem teneant ; hortaturque ut hæreseon disseminatores summo studio devitent ; tertiam denique, in qua Gaium collaudat Apostolus quod in veritate ambulet, et charitatem erga fratres hospitesque exhibuerit. Dehortatur ab imitando Diotrophe; hortatur ad imitandum Demetrium. Denique revelavit Apocalypsim tota Trinitas Christo secundum humanitatem, Christus Angelo, Angelus Joanni, Joannes Ecclesiæ. De vocatione autem Joannis vide* Jacobum *fratrem ejus. Post resurrectionem Jesus Christus Petro sciscitanti de sancto Joanne, et dicenti :* Domine, hic autem quid, *id est, quem habebit vitæ exitum? respondit :* Sic enim volo manere donec veniam, quid ad te? *Quod duplici modo potest intelligi : 1° Etiam si vellem eum servare superstitem donec veniam ad judicandum vivos et mortuos ; 2° si nolo eum interfici, sicut ego interfectus fui, et absque violenta morte eum in mundo agere, donec naturali obitu extinguatur, et ego illum ad me accersam, quid tua refert? Ea occasione verborum Christi permanavit rumor et opinio inter Discipulos Domini, quod Joannes non esset moriturus, licet Jesus non hoc expresse dixerit. Nec postea defuerunt aut desunt qui idem sentiant. Communis tamen et verior sententia est Joannem obiisse Ephesi anno ætatis suæ nonagesimo nono, post vero passionem Jesu Christi sexagesimo octavo.*

Matth. 4-21 Vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus
10- 3 Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus
17- 1 Assumit Jesus Petr. et Jacobum et Joannem

Marc. 1-19 Vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem
-29 Venerunt... cum Jacobo et Joanne
3-17 Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem
5-37 Non admisit... nisi... Jacobum et Joannem
9- 1 Assumit Jesus Petr. et Jacob. et Joannem
-37 Respondit illi Joannes, dicens : Magister
10-35 Accedunt ad eum Jacobus et Joannes
-41 Cœperunt indignari de Jacobo, et Joanne
13- 3 Interrogabant eum... Joannes et Andreas
14-33 Assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem

Luc. 5-10 Similiter autem Jacobum et Joannem
6-14 Jacobum et Joannem, Philippum et Barth.
8-51 Nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem
9-28 Assumpsit Petrum et Jacobum et Joannem
-49 Respondens a. Joannes, dixit : Præceptor
-54 Cum vidissent... Jacobus et Joannes
22- 8 Et misit Petrum et Joannem, dicens

Act. 1-13 Ubi manebant Petrus et Joannes, Jacobus
3- 1 Petrus autem et Joannes ascendebant in templum
- 3 Is cum vidisset Petrum et Joannem
- 4 Intuens autem in eum Petrus cum Joanne
-11 Cum teneret autem Petrum et Joannem
4-13 Videntes a. Petri constantiam et Joannis
-19 Petrus vero et Joannes respondentes
8-14 Miserunt ad eos Petrum et Joannem
12- 2 Occidit a. Jacobum fratrem Joannis gladio

Galat. 2- 9 Jacobus, et Cephas, et Joannes, qui videbantur columnæ esse

Apoc. 1- 1 Mittens per Angelum suum servo suo Joanni
- 4 Joannes septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia
- 9 Ego Joannes frater vester, et particeps
21- 2 Et ego Joannes vidi sanctam civitatem Jer.
22- 8 Et ego Joannes, qui audivi, et vidi hæc

JOANNES VIII.

Qui et dicitur Jona. Bar-Jona dictum est Petro a Jesu Christo per contractionem, pro Bar-Johanna, quod Chaldaice, filium Joannis significat, quemadmodum in sequentibus versiculis, Simon Joannis, id est, Simon filius Joannis.

Joan. 21-15 Simon Joannis, diligis me plus his ?
-16 Dicit ei iterum : Simon Joannis, diligis-me ?
-17 Dicit ei tertio : Simon Joannis, amas me ?

JOANNES IX.

Qui cognominatus est Marcus; non autem Marcus Evangelista, sed alius qui fuit socius peregrinationis sancti Pauli et Barnabæ. In domum matris ejus se recepit nocte sanctus Petrus egressus e carcere. Joannes Marcus ministrabat Paulo et Barnabæ, præsertim in cura rerum temporalium, eosque adjuvabat ut facilius et plenius evangelizarent. Postea vero discessit ab eis, et reversus est Jerusalem, vel ex pusillanimitate aliqua, nolens ire Pergen Pamphyliæ, nec tot itinera conficere, et tanta pericula subire, ait S. Chrysostomus, itemque Baronius. Aliqui autem putant illum rediisse propter affectum matris degentis in Jerusalem. Laudat eum sanctus Paulus in Epistola ad Colossenses et in Epistola ad Philemonem. Martyrio coronatus est sub persecutione Neronis, die vigesima septima Sep-

tembris, in qua die festivitatem ejus celebrant Ecclesiæ Græca et Latina.

Act. 12-12 Venit ad domum Mariæ matris Joannis
-25 Assumpto Joanne, qui cognominatus est Marcus
13- 5 Habebant autem et Joannem in ministerio
-13 Joannes autem discedens ab eis, reversus est Jerosolymam
15-37 Volebat secum assumere et Joannem

JOANNES X.

Hic unus fuit ex quinque Annæ filiis, alio nomine Jonathas appellatus. Vide Josephum, lib. 2 *Belli, cap.* 25.

Act. 4- 6 Joannes, et Alexander, et quotquot erant

JOARIB.

Unus e posteris Eleazari filii Aaron, et e majoribus Mathathiæ. Istius Joarib sors prima exiit tempore David, 1 *Par.* 24-7, *fuitque prima in viginti quatuor vicibus, quæ omnes erant de filiis Aaron.*

2 *Esdr.* 11-10 Et de sacerdotibus, Idaïa filius Joarib
1 *Mac.* 2- 1 Sacerdos ex filiis Joarib

JOAS I. *Pater Gedeonis.*

Judic. 6-11 Et pertinebat ad Joas patrem familiæ Ezri
-29 Gedeon filius Joas fecit hæc omnia
-30 Dixerunt ad Joas : Produc filium tuum huc
-32 Quod dixisset Joas : Ulciscatur se de eo Baal
7-14 Non est hoc aliud, nisi gladius Gedeonis filii Joas
8-29 Abiit itaque Jerobaal filius Joas
-32 Mortuusque est Gedeon filius Joas in senectute bona
Et sepultus est in sepulcro Joas patris

JOAS II.

Anno mundi 3138, *ante J. Ch.* 916. *Filius Amelech, princeps in domo Achab. Achab rex Israel fidem dans pseudoprophetis, Michæam vera prophetantem custodiri jussit apud Joas filium Amelech, donec reverteretur in pace; interfectus est autem Achab in prælio.*

3 *Reg.* 22-26 Maneat... apud Joas filium Amelech
2 *Par.* 18-25 Ducite eum... ad Joas filium Amelech

JOAS III.

Anno mundi 3151, *ante J. Ch.* 903. *Filius Ochoziæ regis Juda, nepos Athaliæ neptis Amri, filiæ Achab regis Israel, uxorisque Joram regis Juda. Athalia mater Ochoziæ videns mortuum filium suum, interemit omne semen regium, ut ipsa non alieno nepotis alicujus nomine, sed suo proprio regnare posset. Aliam rationem affert Theodoretus : « Ut impia, inquit, et tyrannica, voluit genus omne Davidis, tanquam pium, radicitus extinguere, ut arrepto imperio populum suum impietatem doceret. » Josaba vero filia Joram regis, sed ex alia matre quam ex Athalia, soror Ochoziæ, uxor Joiadæ pontificis, quæ etiam Josabeth dicitur, Joas filium Ochoziæ abstulit de medio filiorum regis qui interficiebantur, et abscondit eum cum nutrice ipsa; qui mansit in templo Domini abditus. Tum opera et studio, nec non et fide, fortitudineque Joiadæ sacerdotis agnitus est rex ab omni populo Juda, qui lætatus est, et civitas conquievit, quam subita et insperata rerum commotio concusserat et turbaverat. Athalia autem occisa est gladio in domo regis. Septemque annorum erat Joas quando regnare cœpisset, anno mundi* 3157, *ante J. Ch.* 897. *Quadraginta annis regnavit in Jerusalem, fecitque rectum coram Domino cunctis diebus, quibus docuit eum Joïada sacerdos, quem reverentia quasi patrem prosequebatur. Postquam autem obiit Joïada, non est recordatus Joas misericordiæ quam fecerat Joiada secum, sed interfecit filium ejus. Tandem a servis suis ipse occisus in lectulo, non est sepultus in sepulcris regum. « Joas, inquit Josephus, gravi morbo implicitus, amicis Zachariæ pœnas dedit, qui ne filius pontificis maneret inultus, per insidias eum sustulerunt. »*

4 *Reg.* 11- 2 Tollens a. Josaba... Joas filium Ochoziæ
-21 Septemque annorum erat Joas, cum regnare cœpisset
12- 1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas
- 2 Fecitque Joas rectum coram Domino
- 4 Dixitque Joas ad sacerdotes

4 *Reg.* 12- 6 Ad vigesimum tertium annum regis Joas
- 7 Vocavitque rex Joas Joïadam pontificem
-18 Tulit Joas rex Juda omnia sanctificata
-19 Reliqua a. sermonum Joas, et universa
-20 Percusseruntque Joas in domo Mello
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ
-10 Anno trigesimo septimo Joas regis Juda
14- 1 Regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 3 Juxta omnia, quæ fecit Joas pater suus, fecit
-13 Amasiam... filium Joas filii Ochoziæ, cepit Joas rex Israël
-17 Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Juda
-23 Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas regis
1 *Par.* 3-11 Joram genuit Ochoziam, ex quo ortus est Joas
2 *Par.* 22-11 Josabeth filia regis tulit Joas filium Ochoziæ
24- 1 Septem annorum erat Joas cum regnare cœpisset
- 4 Placuit Joas ut instauraret domum Domini
-22 Non est recordatus Joas rex misericordiæ
-24 In Joas quoq. ignominiosa exercuere judicia
25-23 Amasiam... filium Joas.. cepit Joas rex Isr.
-25 Vixit autem Amasias filius Joas rex Juda

JOAS IV.

Anno mundi 3195, *ante J. Ch.* 859. *Filius Joachaz filii Jehu regis Israel. Anno trigesimo septimo Joas regis Juda, regnavit Joas iste filius Joachaz defuncti, super Israel in Samaria, sedecim annis. Tulit urbes de manu Benadad regis Syriæ quas Hazael tulerat de manu Joachaz patris sui jure belli; tribus cladibus percussit eum Joas, et plane viribus fracta resistere non potuisset Syria, si Joas percussisset jaculo terram quinquies, aut sexies, sive septies, quando ad Eliseum ægrotantem descendit. Pugnavit contra Amasiam regem Juda, quem vicit in Bethsames, et adduxit eum in Jerusalem vinctum, aut acri septum custodia. Diruit partem murorum, ut cum toto exercitu ingredi et egredi pro arbitrio posset, et Amasiam habuit vectigalem. Mortuus est Joas, et sepultus est in Samaria.*

4 *Reg.* 13- 9 Regnavitque Joas filius ejus pro eo
-10 Regnavit Joas filius Joachaz super Israël
-12 Reliqua autem sermonum Joas, et universa
-13 Et dormivit Joas cum patribus suis
Joas sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-14 Descenditque ad eum Joas rex Israël
-25 Porro Joas filius Joachaz tulit urbes
Tribus vicibus percussit eum Joas
14- 1 In anno secundo Joas filii Joachaz regis Isr.
- 8 Misit Amasias nuntios ad Joas filium Joachaz
- 9 Remisitque Joas rex Israël ad Amasiam
-11 Ascenditque Joas rex Israël, et viderunt se
-13 Amasiam vero regem.. cepit Joas rex Israël
-15 Reliqua autem verborum Joas quæ fecit
-16 Dormivitque Joas cum patribus suis
-17 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz
-23 Regnavit Jeroboam filius Joas regis Israel
-27 Salvavit eos in manu Jeroboam filii Joas
2 *Par.* 25-17 Misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu
-21 Ascendit igitur Joas rex Israël
-23 Amasiam... cepit Joas rex Israël in Beth.
Osee. 1- 1 In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
Amos. 1- 1 In diebus Jeroboam filii Joas regis Israël

JOAS V.

Secundus ex novem filiis Bechor filii secundi Benjamin filii Jacob.

1 *Par.* 7- 8 Porro filii Bechor : Zamira, et Joas

JOAS VI.

Filius secundus Samaa Gabaathites, qui cum fratre suo Ahiezer venit ad David, cum adhuc fugeret Saül filium Cis.

1 *Par.* 12- 3 Princeps Ahiezer, et Joas, filii Samaa

JOAS VII.

In diebus David præpositus erat super cellaria olei, et oliveta.

1 *Par.* 27-28 Super apothecas autem olei, Joas

JOATHAM *vel* JOATHAN I.

Anno mundi 2801, *ante J. Ch.* 1253. *Filius Jerobaal, id est, Gedeonis, natu minimus. Abimelech filius Gedeonis ex concubina occidit fratres suos Jerobaal septuaginta viros super lapidem unum; remansit autem Joatham, et absconditus est. Ivit, et stetit in monte Garizim, elevataque voce, per apologi modum magnas calamitates viris Sichem adventuras prædixit.*

Judic. 9- 5 Remansitque Joatham filius Jerobaal minimus
- 7 Quod cum nuntiatum esset Joatham, ivit
-57 Et venit super eos maledictio Joatham

JOATHAM *vel* JOATHAN II.

Filius Oziæ, sive Azariæ regis Juda. Cum Dominus lepra percussisset Oziam, Joathan filius regis gubernavit palatium, et judicavit populum; et Ozia mortuo, regnavit Joathan filius ejus pro eo. Viginti quinque annorum erat Joathan cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem. Mater ejus vocabatur Jerusa, filia Sadoc. Fecit quod erat placitum coram Domino; dormivit cum patribus suis, et sepultus est in Civitate David.

4 *Reg.* 15- 5 Joathan vero filius regis gubernabat palatium
- 7 Et regnavit Joathan filius ejus pro eo
-30 Regnavitque pro eo vigesimo anno Joatham
-32 Regnavit Joatham filius Oziæ regis Juda
-36 Reliqua a. sermonum Joatham, et universa
-38 Et dormivit Joatham cum patribus suis
16- 1 Regnavit Achaz filius Joatham regis Juda
1 *Par.* 3-12 Porro Azariæ filius Joathan
5-17 Numerati sunt in diebus Joathan regis Juda
2 *Par.* 26-21 Porro Joatham filius ejus rexit domum regis
-23 Regnavitque Joatham filius ejus pro eo
27- 1 Viginti quinque annorum erat Joatham
- 6 Corroboratusque est Joatham, eo quod direxisset
- 7 Reliqua autem sermonum Joatham, et omnes pugnæ
- 9 Dormivitque Joatham cum patribus suis
Isai. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz et Ezechiæ
7- 1 Factum est in diebus Achaz filii Joathan
Osee. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz, Ezechiæ
Mich. 1- 1 In diebus Joathan, Achaz, et Ezechiæ
Matth. 1- 9 Ozias autem genuit Joatham
Joatham autem genuit Achaz

JOATHAN III.

Filius secundus Johaddaï.

1 *Par.* 2-47 Filii a. Johaddaï, Regom, et Joathan

JOB I.

Filius tertius Issachar filii Liæ et Jacob. In 1 *Paral.* 7-1 *idem Job vocatur Jasub.*

Gen. 46-13 Filii Issachar : Thola, et Phua, et Job

JOB II.

Anno mundi 2330, *ante J. Ch.* 1724. *Variæ et multæ extant opiniones de Job, quas hic enarrare non possumus. Quidam dicunt, inter quos sanctus Hieronymus, Job duxisse genus ab ipso Nachor fratre Abraham; sed minus recte. Verisimile est Jobum eumdem esse cum Jobabo, qui quartus est ab Esaü, sicut Moyses quartus est a Jacob, ut indicat schema subjectum :*

Abraham
Isaac

Jacob	Esaü
Levi	Rahuel
Amram	Zare
Moyses	Jobab.

Duces in ista opinione sequimur omnes fere antiquos Patres quos persuasit, ut ita sentirent, additamentum in exemplaribus Græcis, Arabicis et in antiqua Vulgata Latina appositum : « Job vero habitabat in terra Hus, inter terminos Edom et Arabiæ, et antea vocabatur Jobab. Hic duxit uxorem alienigenam, ipsique natus est filius dictus Anun (*vel* Ennon). *Job vero erat filius Zaræ filii filiorum Esaü, et mater ejus erat de Bosra, et ipse erat sextus ab Abrahamo. Ex regibus vero, qui regnabant in Edom, regnavit super illam terram primo Balac filius Beor, et nomen urbis istius viri Danaba, et post hunc Jobab, iste qui vocatur Job.... Et ex amicis Job qui eum convenerunt, erat Elifas de filiis Esaü rex Temanitarum. » Ex hoc autem testimonio, Jobi patriam discimus fuisse urbem Denaba in Ausitide, in Arabiæ Sceniticæ atque Idumææ finibus, prope Bosram. Vir erat simplex, perfectus et rectus; et timens Deum, et recedens a malo : natique sunt ei septem filii et tres filiæ; et fuit possessio ejus septem millia pecudum, et tria millia camelorum, et quingenta juga boum, et quingentæ asinæ, et familitium valde multum. Eratque vir ille major omni-*

bus filiis Orientis, etc., etc. Omnia hæc ab eo periere in eodem die; ipseque ulcere pessimo percussus est, et testa saniem radebat, sedens in sterquilinio, etc., etc. Vide totum librum. Tum denique Dominus conversus est ad pœnitentiam Job, et restituit omnia quæcumque fuerant illi, duplicia; et vixit post hæc centum quadraginta annis, et vidit filios suos, et filios filiorum suorum, usque ad quartam generationem. Colligunt Hebræi illum vixisse ante afflictionem suam septuaginta annis, annorumque ei numerum duplicem additum fuisse. Talmudici volunt eum ducentis et decem annis vixisse, quanto scilicet tempore filii Israel in Ægypto manserunt; sed hæc incerta sunt et curiosiora. LXX paulo aliter Jobi ætatem assignarun: Vixit, inquiunt, Job, post » plagam annos centum septuaginta; omnes » autem annos vixit ducentos et quadraginta. » Egregium certe in libro Jobi patientiæ, omnisque justitiæ describitur exemplum; etenim illustris, ac ut Severus Sulpitius loquitur, « præ» dives Job opibus; sed eo illustrior, quod his » neque integris corruptus, neque amissis de» pravatus est. »

Tobiæ. 2-12 Ut posteris daretur exemplum patientiæ ejus, sicut et sancti Job
-15 Nam sicut beato Job insultabant reges
Job. 1- 1 Vir erat in terra Hus, nomine Job
- 5 Mittebat ad eos Job, et sanctificabat illos
Sic faciebat Job cunctis diebus
- 8 Numquid considerasti servum meum Job
- 9 Numquid Job frustra timet Deum?
-14 Nuntius venit ad Job, qui diceret: Boves arabant
-20 Tunc surrexit Job, et scidit vestimenta sua
-22 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
2- 3 Numquid considerasti servum meum Job
- 7 Satan... percussit Job ulcere pessimo
-10 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
-11 Audientes tres amici Job omne malum
3- 1 Aperuit Job os suum, et maledixit diei suo
6- 1 Respondens autem Job, dixit
9- 1 Et respondens autem Job, ait
12- 1 Respondens autem Job, dixit
16- 1 Respondens autem Job, dixit
19- 1 Respondens autem Job, dixit
21- 1 Respondens autem Job, dixit
23- 1 Respondens autem Job, ait
26- 1 Respondens autem Job, dixit
27- 1 Addidit quoque Job, assumens parabolam
29- 1 Addidit quoque Job, assumens parabolam
31-40 Finita sunt verba Job
32- 1 Omiserunt a. tres viri isti respondere Job
- 2 Iratus est autem adversum Job
- 3 Sed tantummodo condemnassent Job
- 4 Igitur Eliu expectavit Job loquentem
-12 Sed, ut video, non est qui possit arguere Job
33- 1 Audi igitur, Job, eloquia mea
-31 Attende, Job, et audi me: et tace
34- 5 Quia dixit Job: Justus sum
- 7 Quis est vir ut est Job, qui bibit subsannationem
-35 Job autem stulte locutus est
-36 Pater mi, probetur Job usque ad finem
35-16 Ergo Job frustra aperit os suum
37-14 Ausculta hæc, Job: sta, et considera mirabilia Dei
38- 1 Respondens autem Dominus Job de turbine
39-31 Et adjecit Dominus, et locutus est ad Job
-33 Respondens autem Job Domino, dixit
40- 1 Respondens autem Dominus Job de turbine
42- 1 Respondens autem Job Domino, dixit
- 7 Postquam autem locutus est Dominus verba hæc ad Job
Non estis locuti coram me rectum, sicut servus meus Job
- 8 Et ite ad servum meum Job
Job autem servus meus orabit pro vobis
Neque enim locuti estis ad me recta, sicut servus meus Job
- 9 Suscepit Dominus faciem Job
-10 Dominus quoque conversus est ad pœnitentiam Job
Et addidit Dominus omnia quæcumque fuerant Job, duplicia
-12 Dominus autem benedixit novissimis Job
-15 Non sunt autem inventæ mulieres speciosæ sicut filiæ Job
-16 Vixit autem Job post hæc centum quadraginta annis
Ezech. 14-14 Si fuerint tres viri... Noë, Daniel, et Job
Jacob. 5-11 Sufferentiam Job audistis

JOBAB I.

Filius ultimus Jectan filii Heber. E semine Sem filii Noe.

Gen. 10-29 Et Ophir, et Hevila, et Jobab
1 Par. 1-23 Et Ophir, et Hevila, et Jobab... filii Jectan

JOBAB II.

Hunc plerique putant esse Job, virum illum patientiæ speculum. Quam opinionem admisimus.

Gen. 36-33 Regnavit pro eo Jobab filius Zaræ de Bosra
-34 Cumque mortuus esset Jobab, regnavit
1 Par. 1-44 Regnavit pro eo Jobab filius Zare de Bosra
-45 Cumque et Jobab fuisset mortuus, regnavit

JOBAB III.

Quidam etiam putarunt hunc Jobab esse Job, virum patientissimum; sed minus recte: Jobab enim de quo hic agitur, gente Hebræus fuit; ille autem Idumæus. Filium hunc habuit Saharaim ex Hodes uxore sua, dimissis prioribus suis uxoribus; e semine Benjamin.

1 Par. 8- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua, Jobab, et Sebia

JOBAB IV.

Rex Madon, quem interfecit Josue.

Josue. 11- 1 Misit ad Jobab regem Madon

JOBAB V.

Filius septimus Elphaal, in tribu Benjamin.

1 Par. 8-18 Jesamari, et Jezlia, et Jobab, filii Elphaal

JOBANIA.

Filius Jeroham, in tribu Benjamin.

1 Par. 9- 8 Et Jobania filius Jeroham: et Ela filius Ozi

JOCANS.

Gen. 26- 8 Vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua

JOCHABED.

Filia Levi, uxorque Amram filii Caath filii Levi. Quæ nata est in Ægypto; hæc genuit viro suo filios Aaron, Moysen et Mariam sororem eorum.

Exod. 6-20 Accepit autem Amram uxorem Jochabed patruelem
Num. 26-59 Qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi

JOAD.

Pater Mosollam, in tribu Benjamin.

2 Esdr. 11- 7 Sellum filius Mosollam, filius Joëd

JOEL vel JOHEL I.

Filius primogenitus Samuelis prophetæ et judicis Israel. Cum senuisset Samuel, posuit filios suos Joel et Abia judices in Bersabee. At illi declinaverunt post avaritiam, acceperuntque munera, et perverterunt judicium.

1 Reg. 8- 2 Fuitque nomen filii ejus primogeniti Joël
1 Par. 6-33 Heman cantor filius Johel, filii Samuel
15-17 Heman filium Joël, et de fratribus ejus

JOEL II.

Princeps familiæ in tribu Simeon. Filius Josabiæ filii Saraiæ.

1 Par. 4-35 Et Joël, et Jehu filius Josabiæ filii Saraiæ

JOEL III.

Hujus Joelis patrem aiunt fuisse, vel Carmi, vel Enoch. Forsan non fuit filius immediatus ullorum ex præcedentibus viris in capite quinto citatis. Pater est Samaïa in tribu Ruben.

1 Par. 5- 4 Filii Joël: Samaïa filius ejus, Gog filius ej.

JOEL IV. *Pater Samma, in tribu Ruben.*

1 Par. 5- 8 Bala filius Azaz, filii Samma, filii Joël

JOEL V. *Princeps in tribu Gad.*

1 Par. 5-12 Joël in capite, et Saphan secundus

JOEL et JOHEL VI.

Filius Azariæ. Levita qui comitabatur arcam, cum transferretur de domo Obededom. Hic de duobus Joël forsan mentio est.

1 Par. 6-36 Filii Elcana, filii Johel, filii Azariæ
15- 7 De filiis Gersom, Joël princeps
-11 Levitas, Uriel, Asaïam, Joël, Semeïam
2 Par. 29-12 Et Joël filius Azariæ, de filiis Caath

JOHEL VII.

Filius Izrahiæ filii Ozi, in tribu Issachar.

1 Par. 7- 3 Izrahia, de quo nati sunt.. Johel, et Jesia

JOEL VIII.

Frater Nathan, qui computatur inter viros fortissimos in exercitu David.

1 Par. 11-38 Joël frater Nathan, Mibahar filius Agaraï

JOEL IX. *Filius Leedan filii Gerson.*

1 Par. 23- 8 Filii Leedan: Princeps Jahiel, et Zethan, et Joël

JOEL X. *Filius Jehieli.*

1 Par. 26-22 Filii Jehieli: Zathan, et Joël fratres ejus

JOEL XI. *Filius Phadaiæ, in tribu Manasse.*

1 Par. 27-20 Dim. tribui Manasse, Joël filius Phadaiæ

JOEL XII.

De filiis Nebo. Uxorem alienigenam quam duxerat, dimisit post reversionem a captivitate.

1 Esdr. 10-43 Zabina, Jeddu, et Joël, et Banaïa

JOEL XIII. *Filius Zechri.*

2 Esdr. 11- 9 Et Joël filius Zechri præpositus eorum

JOEL XIV.

Filius Phatuel. Secundus est inter duodecim Prophetas minores.

Joel. 1- 1 Quod factum est ad Joël filium Phatuël
Act. 2-16 Quod dictum est per prophetam Joël

JOELA.

Filius primogenitus Jeroham. Venit ad David in Siceleg de Gedor cum adhuc David fugeret Saül filium Cis.

1 Par. 12- 7 Joëla q., et Zabadia, filii Jeroham de Gedor

JOEZER.

Israelita qui quoque venit ad David in Siceleg.

1 Par. 12- 6 Azareel, et Joëzer, et Jesbaam de Carehim

JOGLI. *Pater Bocci principis tribus Dan.*

Num. 34-22 De tribu filiorum Dan, Bocci filius Jogli

JOHA I.

Filius Joachaz illius qui fuit Josiæ regi Judæ a commentariis. Josias rex misit Saphan, Maasiam et Joha ut instaurarent domum Domini.

2 Par. 34- 8 Et Joha filium Joachaz a commentariis.

JOHA II. *Nonus filius Bariæ.*

1 Par. 8-16 Michaël q., et Jespha, et Joha, filii Baria

JOHA III.

Inter viros fortissimos in exercitu David numeratur iste Joha Thosaïtes filius Samri.

1 Par. 11-45 Jedihel... et Joha frater ejus Thosaïtes

JOHANAN I.

Filius Caree. Venit ad Godoliam, quem præposuerat Nabuchodonosor in terra Juda, et dixit ei: Scito quod Baalis rex filiorum Ammon misit Ismahel filium Nathaniæ ut percuteret animam tuam. Imo et voluit ipse percutere Ismahelem; Godolias autem nec credidit ei, nec consensit. Ismahel in convivio interfecit Godoliam, et fugit ad filios Ammon. Johanan vero ratus Chaldæorum regem nullo discrimine in Judæos omnes, quasi Godoliæ et Chaldæorum necis auctores, ultorem exercitum missurum, migravit, invito Jeremia, ad Taphnis Ægypti civitatem.

4 Reg. 25-23 Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan filius Caree
Jerem. 40- 8 Venerunt ad Godoliam... et Johanan et Jonathan
-13 Johanan a. filius Caree, et omnes principes
-15 Johanan a. filius Caree dixit ad Godoliam
-16 Ait Godolias filius Ahicam ad Johanan
41-11 Audivit autem Johanan filius Caree
-13 Cumque vidissent omnis populus... Johanan
-14 Reversusque abiit ad Johanan filium Caree
-15 Ismahel... fugit cum octo viris a facie Johanan
-16 Tulit ergo Johanan filius Caree
42- 1 Et accesserunt... Johanan filius Caree, et Jezonias
- 8 Vocavitque Johanan filium Caree
43- 2 Dixit Azarias filius Osaiæ, et Johanan
- 4 Et non audivit Johanan filius Caree
- 5 Sed tollens Johanan filius Caree

JOHANAN II.

Primogenitus filius Josiæ regis Juda. Hujus Johanan mentio non fit in 4 Reg. cap. 23, ubi de morte Josiæ et regni successore agitur. Tostatus putat probabiliter eum mor-

tuum fuisse ante patrem, ideoque primogenituram ad secundogenitum Joacim transisse. Pradus et alii antiquiores existimant Johanan primogenitum in bello contra Ægyptios simul cum patre occisum fuisse. Alii aliter nodum solvere conantur. Vide Schema ad verbum JECHONIAS.

1 *Par.* 3-15 Filii autem Josiæ fuerunt, primogenitus Johanan

JOHANAN III.

Filius quintus Elioenaï filii Naariæ, e semine David.

1 *Par.* 3-24 Filii Elioënaï.. Johanan, et Dalaïa, et Anani

JOHANAN IV.

Summus sacerdos, filius summi sacerdotis Azariæ, paterque alterius Azariæ. Putant quidam auctores hunc Johanan eumdem esse cum Joiada qui protulit in regnum Joas regem Juda.

1 *Par.* 6- 9 Azarias genuit Johanan
-10 Johanan genuit Azariam

JOHANAN V.

Nomen principis de tribu Benjamin et de cognatione Saül. Venit ad David in Siceleg.

1 *Par.* 12- 4 Et Jeheziel, et Johanan, et Jezadab

JOHANAN VI.

Nomen alterius principis de tribu Gad, qui transfugit ad David.

1 *Par.* 12-12 Johanan octavus, Elzebad nonus

JOHANAN VII.

Filius sextus Meselemiæ de filiis Core fili Aaron, et janitor templi.

1 *Par.* 26- 3 Ælam quintus, Johanan sextus

JOHANAN VIII.

Dux in exercitu Josaphat; præerat ducentis octoginta millibus viris.

2 *Par.* 17-15 Post hunc Johanan princeps, et cum eo ducenta octoginta millia

JOHANAN IX. *Pater Ismahelis centurionis.*

2 *Par.* 23- 1 Et Ismahel filium Johanan, Azariam quoq.

JOHANAN X.

Pater Azariæ principis in tribu Ephraïm.

2 *Par.* 28-12 De principibus filiorum Ephraïm, Azarias filius Johanan

JOHANAN XI.

Filius Eccetan, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Nehemia.

1 *Esdr.* 8-12 De filiis Azgad, Johanan filius Eccetan

JOHANAN XII.

Probabilius est Johanan, cujus hic mentio fit, secundo aut tertiogenitum fuisse Eliasib pontificis; nam primogenitus filius Eliasib Joiada dictus est, vel Eliasib iste non est Eliasib pontifex, sed ei homonymus.

1 *Esdr.* 10- 6 Abiit ad cubiculum Johanan filii Eliasib

JOHANAN XIII.

Inter filios Bebaï dicitur hic Johanan, qui post reditum a captivitate consensit dimittere uxorem suam alienigenam.

1 *Esdr.* 10-28 Et de filiis Bebaï, Johanan, Hanania

JOHANAN XIV.

Filius Tobiæ istius qui impedimenta ædificatoribus murorum Jerusalem inferebat.

2 *Esdr.* 6-18 Johanan filius ej. acceperat filiam Mosollam

JOHANAN XV.

Princeps familiæ sacerdotalis.

2 *Esdr.* 12-13 (*Princeps familiæ*) Amariæ, Johanan

JOHANAN XVI.

Filius Joiadæ summi pontificis, paterque Jeddoa.

2 *Esdr.* 12-22 Joïada, et Johanan, et Jeddoa
-41 Et Johanan, et Melchia, et Ælam, et Ezer

JOIADA I.

Pater Banaiæ qui præerat Cerethæis et Phelethæis, duabus cognationibus, quæ nunquam recedebant ab aula Davidis, et quibus cura erat commissa regii corporis.

2 *Reg.* 8-18 Banaïas autem filius Joïadæ, super Cerethi et Phelethi
2 *Reg.* 20-23 Banaïas a. filius Joïadæ super Cerethæos
23-20 Et Banaïas filius Joïadæ viri fortissimi
-22 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ
3 *Reg.* 1- 8 Banaïas filius Joïadæ, et Nathan propheta
-26 Banaïam filium Joïadæ, et Salomonem... non vocavit
-32 Vocate mihi Sadoc... et Banaïam filium Joïadæ
-36 Et respondit Banaïas filius Joïadæ, regi
-38 Descendit ergo... et Banaïas filius Joïadæ
-44 Misitque cum eo Sadoc... et Banaïam filium Joïadæ
2-25 Misitque rex Salomon per manum Banaïæ filii Joïadæ
-29 Misitque Salomon Banaïam filium Joïadæ
-34 Ascendit itaque Banaïas filius Joïadæ
-35 Constituit rex Banaïam filium Joïadæ
-46 Jussit itaque rex Banaïæ filio Joïadæ
4- 4 Banaïas filius Joïadæ super exercitum
1 *Par.* 11-22 Banaïas filius Joïadæ viri robustissimi
-24 Hæc fecit Banaïas filius Joïadæ
18-17 Banaïas q. filius Joïadæ super legiones
27- 5 Dux... erat Banaïas filius Joïadæ sacerdos

JOIADA II.

Princeps de stirpe Aaron. Venit ad David in Hebron, et cum eo tria millia septingenti virorum ut transferrent regnum Saül ad David.

1 *Par.* 12-27 Joïada quoque princeps de stirpe Aaron

JOIADA III.

Filius Banaiæ, et consiliarius David. Quod dicitur post Achitophel, *sic intelligi potest: vel Joïada et Abiathar consiliarii facti sunt Davidis post mortem Achitophel, vel minus prudentes habiti erant.*

1 *Par.* 27-34 Post Achitophel fuit Joïada filius Banaïæ

JOIADA IV.

Summus pontifex, qui constituit Joas filium Ochoziæ regem super Judam, occisa regina Athalia. Joïada mortuus in anno ætatis suæ centesimo trigesimo, sepultus est in sepulcris regum Juda. Putant quidam binomium esse, et fuisse vocatum Barachiam, quia filius ejus jussu Joas interfectus est inter vestibulum templi et altare. Hoc videtur sentire sanctus Hieronymus. Joïada mortuo, Joas declinavit ad idololatriam.

4 *Reg.* 11- 4 Misit Joïada, et assumens centuriones et milites
- 9 Juxta omnia quæ præceperat eis Joïada sacerdos
Venerunt ad Joïadam sacerdotem
-15 Præcepit autem Joïada centurionibus
-17 Pepigit ergo Joïada fœdus inter Dominum
12- 2 Diebus, quibus docuit eum Joïada sacerdos
- 7 Vocavitque rex Joas Joïadam pontificem
- 9 Tulit Joïada pontifex gazophylacium unum
2 *Par.* 22-11 Josabeth..erat filia regis Joram, uxor Joïadæ
23- 1 Confortatus Joïada, assumpsit centuriones
- 3 Dixitque ad eos Joïada: Ecce filius regis
- 8 Juxta omnia quæ præceperat Joïada pontif.
Siquidem Joïada pontifex non dimiserat abire turmas
- 9 Deditque Joïada sacerdos centurionibus lanceas
-11 Unxit quoque illum Joïada pontifex
-14 Egressus a. Joïada pontifex ad centuriones
-16 Pepigit autem Joïada fœdus inter se
-18 Constituit a. Joïada præpositos in domo Do.
24- 2 Fecitque quod bonum est coram Domini cunctis diebus Joïadæ sacerdotis
- 3 Accepit autem ei Joïada uxores duas
- 6 Vocavitq. rex Joïadam principem, et dixit ei
-12 Quam (*pecuniam*) dederunt rex et Joïada his, qui præerant operibus
-14 Detulerunt coram rege et Joïada reliquam partem pecuniæ
Offerebantur holocausta in domo Domini jugiter cunctis diebus Joïadæ
-15 Senuit autem Joïada plenus dierum, et mortuus est
-17 Postquam autem obiit Joïada, ingressi sunt principes Juda
-20 Spiritus itaque Dei induit Zachariam filium Joïadæ
-22 Et non est recordatus Joas rex misericordiæ, quam fecerat Joïada
-25 In ultionem sanguinis filii Joïadæ sacerdotis
Jerem. 29-26 Dominus dedit te sacerd. pro Joïada sacerd.

JOIADA V.

Filius Phasea. Joïada iste et Mosollam filius Besodia ædificaverunt portam Veterem; quæ ita dicta est, eo quod vestigia veteris piscinæ apparerent a tempore Jebusæorum et Melchisedech. Ipsi texerunt eam, et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes.

2 *Esdr.* 3- 6 Portam Veterem ædificaverunt, Joïada filius Phasea, et Mosollam

JOIADA VI.

Summus sacerdos, filius Eliasib. Ascendit cum Zorobabel a captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 12-22 Joïada, et Joanam, et Jeddoa
13-28 De filiis a. Joïada filii Eliasib sacerdotis

JOIARIB. *Princeps familiæ sacerdotalis.*

1 *Par.* 9-10 De sacerdotibus autem: Jedaïa, Joïarib
24- 7 Exivit autem sors prima Joïarib
1 *Esdr.* 8-16 Et Joïarib, et Elnathan sapientes
2 *Esdr.* 11- 5 Filius Joïarib, filius Zachariæ, filius Silonitis
12- 6 Semeïa, et Joïarib, Idaïa, Sellum, Amoc
-19 Joïarib, Mathanaï: Jodaïæ, Azzi

JONA I.

Inter majores Jesu Christi secundum carnem numeratur.

Luc. 3-30 Qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim

JONA II.

Pater sancti Petri apostoli. Jona, Joanna et Joannes unum nomen sunt; sed Jona est contractum ex Joanna; solebant enim Hebræi (quod fere fit in omnibus linguis) nomina quædam propria decurtare.

Matth. 16-17 Dixit ei: Beatus es, Simon Bar-Jona
Joan. 1-42 Tu es Simon filius Jona: tu vocaberis

JONADAB I.

Filius Semmaa fratris David. Jonadab iste, Amnon amicus, unus erat ex eorum numero quibus omnia principum honesta et inhonesta laudare mos est, ut loquitur Tacitus in tertio Annalium libro; pessimum enim dedit consilium Amnon filio David.

2 *Reg.* 13- 3 Erat a. Amnon amicus, nomine Jonadab
- 5 Cui respondit Jonadab: Cuba super lectum
-32 Respondens a. Jonadab filius Semmaa
-35 Dixit autem Jonadab ad regem: Ecce filii regis adsunt

JONADAB II.

Filius Rechab. Pius vir adjungitur ipsi Jehu ad delendam idololatriam. Habitabat peculiari vitæ instituto extra urbem; ideoque facile fuit occurrere Jehu. Quale vero fuerit genus vitæ quod ducebat Jonadab, ex vita quam ejus filii duxerunt cognosci potest. Sic autem illi loquuntur apud Jeremiam, 35-6 et 7: Non bibemus vinum: quia Jonadab filius Rechab: pater noster, præcepit nobis, dicens: Non bibetis vinum vos, et filii vestri, usque in sempiternum, et domum non ædificabitis, et sementem non seretis, et vineas non plantabitis, nec habebitis: sed in tabernaculis habitabitis cunctis diebus vestris, ut vivatis diebus multis super faciem terræ, in qua vos peregrinamini. *Joannes Jerosolymitanus ait hunc Jonadab fuisse Elisei discipulum, ejusque omne institutum, excepta continentia, amplexatum fuisse. Rechabitæ autem originem ducebant ex Cinæis Moysi cognatis, id est, erant posteri Jethro; ergo Madianitæ, non vero Israelitæ.*

4 *Reg.* 10-15 Invenit Jonadab filium Rechab in occursum sibi
Ait Jonadab: Est. Si est, inquit, da manum
-23 Ingressusq. Jehu, et Jonadab filius Rechab
Psal. 70- 1 Psalmus David, filiorum Jonadab
Jerem. 35- 6 Quia Jonadab filius Rechab, pater noster
- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
-10 Juxta omnia, quæ præcepit nobis Jonadab
-14 Prævaluerunt sermones Jonadab filii Rechab
-16 Firmaverunt igitur filii Jonadab filii Rechab
-18 Pro eo quod obedistis præcepto Jonadab
-19 Non deficiet vir de stirpe Jonadab filii Rechab

JONAS.

Filius Amathi, propheta, qui erat de Geth-Epher, in tribu Zabulon. Vivebat et prophetabat sub Joas, Jeroboam II, regibus Israel, et sub Ozia rege Juda. Nota est omnibus historia Jonæ; sufficiat referre summatim. Jonas missus in Niniven ad prædicandum, fugit a facie Domini. — Præcipitatus in mare, absorbetur a pisce. — Evomit eum vivum pis-

cis jubente Domino. — Jonas rursus jubetur ire in Niniven. — Jona prædicante resipiscunt Ninivitæ. — Jonas affligitur, quod sermo ejus contra Niniven non fuerit impletus. — Increpat illum Dominus, injustam ejus iracundiam ostendens. — Jonæ signo se resurrecturum post tertium diem prædicit Christus Judæis signa quærentibus. Solus ex omnibus Prophetis ad gentes missus, in quo typus Christi fuit, ut etiam in eo quod tertia die ex ventre ceti vivus emerserit.

4 Reg. 14-25 Locutus est per servum suum Jonam
Jonæ. 1- 1 Factum est verbum Domini ad Jonam filium Amathi
- 3 Et surrexit Jonas, ut fugeret in Tharsis
- 5 Jonas descendit ad interiora navis
- 7 Et cecidit sors super Jonam
2- 1 Præparavit Dominus piscem grandem ut deglutiret Jonam
Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus
- 2 Et oravit Jonas ad Dominum Deum suum
-11 Et evomuit Jonam in aridam
3- 1 Factum est verbum Domini ad Jonam secundo
- 3 Surrexit Jonas, et abiit in Niniven
- 4 Cœpit Jonas introire in civitatem
4- 1 Et afflictus est Jonas afflictione magna
- 5 Et egressus est Jonas de civitate
- 6 Et ascendit super caput Jonæ
Lætatus est Jonas super hedera lætitia magna
- 8 Et percussit sol super caput Jonæ
- 9 Dixit Dominus ad Jonam : Putas-ne
Matth. 12-39 Signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
-40 Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti
-41 Quia pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ
Et ecce plus quam Jonas hic
16- 4 Signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
Luc. 11-29 Signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
-30 Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis
-32 Pœnitentiam egerunt ad prædication. Jonæ
Et ecce plus quam Jonas hic

JONATHAN I.

Levita, filius Gersam filii Moysis. Diu mansit apud domum Michæ, qui conduxerat eum ut esset sacerdos idoli quod fecerat. Sexcenti vero Danitæ quærentes possessionem venerunt ad domum Michæ, et tulerunt sacerdotem ejus, sculptile, ephod et theraphim, idola atque conflatile, et constituerunt Jonathan ac filios ejus sacerdotes in tribu Dan usque ad diem captivitatis suæ.

Judic. 18-30 Posueruntque sibi sculptile, et Jonathan filium Gersam filii Moysi

JONATHAN II.

Filius Samaa fratris David. Interfecit Jonathan gigantem de origine Arapha excelsum valde, qui senos in manibus pedibusque habebat digitos, id est, viginti quatuor, et blasphemabat Israel.

2 Reg. 21-21 Percussit a. eum Jonathan filius Samaa
1 Par. 20- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa

JONATHAN III.

De filiis Jassen. Inter fortissimos in exercitu David viros numeratur.

2 Reg. 23-32 Filii Jassen, Jonathan
1 Par. 11-33 Filii Assem Gezonites, Jonathan filius Sage Ararites

JONATHAN IV.

Filius Jada, paterque Phaleth et Ziza.

1 Par. 2-32 Filii autem Jada fratris Semeï : Jether, et Jonathan
-33 Porro Jonathan genuit Phaleth, et Ziza

JONATHAN V.

Filius Oziæ. Præsidebat iste Jonathan thesauris pecuniarum quas rex David colligebat ex urbibus regni, ex tributis quæ pendebat populus; aut etiam ex latifundiis, pascuis, gregibus et armentis regis propriis, vineis etiam, olivetis, ficetis, etc., etc.

1 Par. 27-25 His autem thesauris... præsidebat Jonathan filius Oziæ

JONATHAN VI.

Patruus David, id est, frater Isaï patris David, consiliarius, vir prudens et litteratus.

1 Par. 27-32 Jonathan a. patruus David, consiliarius

JONATHAN VII.

Custos durus carceris, in quem jussu regis Sedeciæ missus est cæsus Jeremias propheta. Adeo erat Jeremiæ infensus, ut propheta instaret ne mitteretur in carcerem Jonathan; timebat enim ne ibi fame periret.

Jerem. 37-14 Miserunt in carcerem, qui erat in domo Jonathan
-19 Ne me remittas in domum Jonathan scribæ, ne moriar ibi
38-26 Ne me reduci juberet in domum Jonathan

JONATHAN VIII.

Levita, unus ex eorum numero quos Josaphat rex Juda, in anno tertio regni sui, misit ut docerent populum in civitatibus Juda.

2 Par. 17- 8 Et Semiramoth, et Jonathan, Adoniamque

JONATHAN IX.

Pater Abed, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Esdra, et cum eo quinquaginta viri.

1 Esdr. 8- 6 De filiis Adan, Abed filius Jonathan

JONATHAN X.

Filius Azahel, unus ex eorum numero fuit quos Esdras post reditum a captivitate constituit ut numerarent Israelitas qui duxerant uxores alienigenas.

1 Esdr. 10-15 Igitur Jonathan filius Azahel, et Jaasia

JONATHAN XI.

Filius Caree, fraterque Johanan.

Jerem. 40- 8 Et Johanan et Jonathan filii Caree

JONATHAN XII.

Filius Joïadæ, paterque Jeddoa. Vocatur Johahan in eodem capite, vers. 22 et 41.

2 Esdr. 12-11 Et Joïada genuit Jonathan, et Jonathan genuit Jeddoa

JONATHAN XIII. *Princeps familiæ.*

2 Esdr. 12-14 Milicho, Jonathan : Sebeniæ, Joseph

JONATHAN XIV.

Alter est princeps familiæ.

2 Esdr. 12-18 Belgæ, Sammua : Semaiæ, Jonathan

JONATHAN XV. *Filius Eliasib.*

2 Esdr. 12-23 Usque ad dies Jonathan, filii Eliasib

JONATHAN XVI.

Pater Zachariæ, e semine sacerdotali. Videtur esse Joiada filius Eliasib.

2 Esdr. 12-34 Zacharias filius Jonathan, filius Semeïæ

JONATHAS I.

Filius primogenitus Saül et Achinoam, amicus David. Anima Jonathæ conglutinata est animæ David, et dilexit eum Jonathas quasi animam suam, et inierunt fœdus perpetuæ amicitiæ. Conciliabat enim amorem strenuitas David, et rei bellicæ studium, et patriæ religionisque tuendæ contra hostes Israelis. Omnia bene gesta Jonathæ legenda sunt in libris 1 et 2 Regum. Interfectus est Jonathas in monte Gelboe a Philisthæis. Hoc audito, David, scidit vestimenta sua, et omnes viri qui erant cum eo. Habebat Jonathas filium nomine Miphiboseth, pedibus debilem. Restituit ei David agros Saül, qui erant fisco addicti. Erga illum usus est magna misericordia et benevolentia propter Jonathan patrem. Habitabat enim Miphiboseth in Jerusalem, et de mensa regis jugiter vescebatur.

1 Reg. 13- 2 Mille a. cum Jonatha in Gabaa Benjamin
- 3 Percussit Jonathas stationem Philisthinor.
-16 Saül et Jonathas filius ejus... erat in Gabaa
-22 Non est inventus ensis et lancea in manu totius populi, qui erat cum Saüle et Jonatha, excepto Saül, et Jonatha filio ejus
14- 1 Accidit quadam die ut diceret Jonathas filius Saül
- 3 Sed et populus ignorabat quo isset Jonathas
- 4 Per quos nitebatur Jonathas transire
- 6 Dixit a. Jonathas ad adolescentem armig.
- 8 Ait Jonathas : Ecce nos transimus ad viros
-12 Locuti sunt viri de statione ad Jonatham
Et ait Jonathas ad armigerum suum
-13 Ascendit autem Jonathas manibus et pedibus reptans
Alii cadebant ante Jonatham, alios armiger ejus interficiebat
-14 Facta est plaga prima, qua percussit Jonathas et armiger ejus
-17 Repertum est non adesse Jonatham et arm.

1 Reg. 14-21 Reversi sunt.. qui erant cum Saül et Jonatha
-27 Porro Jonathas non audierat cum adjuraret
-29 Dixitque Jonathas : Turbavit pater meus terram
-39 Quia si per Jonatham filium meum factum est
-40 Et ego cum Jonatha filio meo ero
-41 Si in me, aut in Jonatha filio meo, est iniquitas hæc
Deprehensus est Jonathas et Saül
-42 Mittite sortem inter me, et inter Jonatham
Et captus est Jonathas
-43 Dixit autem Saül ad Jonatham : Indica mihi quid feceris. Et indicavit ei Jonathas
-44 Quia morte morieris, Jonatha
-45 Ergo-ne Jonathas morietur, qui fecit salut.
Liberavit ergo populus Jonatham
-49 Fuerunt a. filii Saül, Jonathas, et Jessui
18- 1 Anima Jonathæ conglutinata est animæ David
Et dilexit eum Jonathas quasi animam suam
- 3 Inierunt autem David et Jonathas fœdus
- 4 Nam expoliavit se Jonathas tunica
19- 1 Locutus est autem Saül ad Jonathan filium
Porro Jonathas filius Saül diligebat David
- 2 Et indicavit Jonathas David, dicens
- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona
- 6 Quod cum audisset Saül, placatus voce Jonathæ
- 7 Vocavit itaque Jonathas David
20- 1 Veniensque locutus est coram Jonatha
- 3 Nesciat hoc Jonathas, ne forte tristetur
- 4 Et ait Jonathas ad David
- 5 Dixit autem David ad Jonathan
- 9 Et ait Jonathas : Absit hoc a te
-10 Responditque David ad Jonathan
-11 Et ait Jonathas ad David : Veni
-12 Ait Jonathas ad David : Domine Deus Israël
-13 Hæc faciat Dominus Jonathæ, et hæc addat
-15 Auferat Jonathan de domo sua
-16 Pepigit ergo Jonathas fœdus cum domo David
-17 Addidit Jonathas dejerare David
-18 Dixitque ad eum Jonathas : Cras calendæ s.
-25 Surrexit Jonathas, et sedit Abner ex latere Saül
-27 Dixitque Saül ad Jonathan filium suum
-28 Responditque Jonathas Saüli : Rogavit me
-30 Iratus autem Saül adversum Jonathan
-32 Respondens autem Jonathas Saüli
-33 Et intellexit Jonathas quod definitum esset
-34 Surrexit ergo Jonathas a mensa in ira furoris
-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum David
-37 Venit itaque puer ad locum jaculi, quod miserat Jonathas
Clamavit Jonathas post tergum pueri
-38 Clamavitque iterum Jonathas post tergum
Collegit autem puer Jonathæ sagittas
-39 Tantummodo enim Jonathas et David rem noverant
-40 Dedit ergo Jonathas arma sua puero
-42 Dixit ergo Jonathas ad David : Vade in pace
-43 Sed et Jonathas ingressus est civitatem
23-16 Surrexit Jonathas filius Saül, et abiit ad Dav.
-18 Jonathas autem reversus est in domum suam
31- 2 Percusserunt Jonathan, et Abinadab
2 Reg. 1- 4 Et Saül et Jonathas filius ejus interierunt
- 5 Unde scis quia mortuus est Saül et Jonathas
-12 Planxerunt... super Jonathan filium ejus
-17 Planxit autem David... et super Jonathan
-22 Sagitta Jonathæ nunquam rediit retrorsum
-23 Saul et Jonathas amabiles, et decori in vita sua
-25 Jonathas in excelsis tuis occisus est?
-26 Doleo super te, frater mi Jonatha
4- 4 Erat a. Jonathæ filio Saül filius debilis
Quando venit nuntius de Saül et Jonatha
9- 1 Ut faciam cum eo misericordiam propter Jonathan
- 3 Superest filius Jonathæ, debilis pedibus
- 6 Cum a. venisset Miphiboseth filius Jonathæ
- 7 Faciam in te misericordiam propter Jonathan patrem tuum
21- 7 Pepercit rex Miphiboseth filio Jonathæ filii Saül, propter jusjurandum Domini, quod fuerat inter David et inter Jonathan
-12 Tulit ossa Saül, et ossa Jonathæ filii ejus
-13 Asportavit inde ossa Saül, et ossa Jonathæ
-14 Sepelierunt ea cum ossibus Saül et Jonathæ
1 Mac. 4-30 Et tradidisti castra alienigenarum in manu Jonathæ filii Saül
1 Par. 8-33 Porro Saül genuit Jonathan, et Melchisua
-34 Filius autem Jonathan, Meribbaal

1 *Par.* 9-39 Saül genuit Jonathan, et Melchisua
-40 Filius autem Jonathan, Meribbaal
10- 2 Percusserunt Jonathan, et Abinadab

JONATHAS II.

Filius Abiathar summi pontificis. Adonias filius David cum tentasset occupare regnum Israel, et præparasset magnum convivium juxta fontem Rogel, vocaverat universos fratres suos filios regis et præcipuos viros Israel, Joab et Abiathar sacerdotem. Quo audito, David fecit sedere secum Salomonem, qui unctus est in regem Israel. Omnia hæc Jonathas filius Abiathar ad Adoniam retulit.

2 *Reg.* 15-27 Et Achimaas... et Jonathas filius Abiathar
-36 Achimaas filius Sadoc, et Jonathas filius Abiathar
17-17 Jonathas autem et Achimaas stabant juxta fontem Rogel
-20 Ubi est Achimaas et Jonathas?
3 *Reg.* 1-42 Jonathas filius Abiathar sacerdotis venit
-43 Responditq. Jonathas Adoniæ: Nequaquam

JONATHAS III.

Anno mundi 3893, Romæ 593, ante J. Ch. 161. Filius quintus Mathathiæ. Cognominabatur Apphus. Juda Machabæo fratre suo interfecto in acie contra Bacchidem, Jonathas accepit imperium. Expugnavit et fugavit filios Jambri qui interfecerant Joannem ad Nabuthæos euntem. Deinde occidit mille viros de exercitu Bacchidis. In libro primo Machabæorum omnia clare gesta Jonathæ victoriasque et tropæa quæ retulit de regibus Syriæ et ducibus eorum legere est. Pacem iniit cum Nicanore, restituitque hunc principem super solium suum, unde servi et subditi Demetrio eum expulerant. Confirmandi fœderis gratia legatos Romam et ad Spartiatas misit. Dolo circumventus a Tryphone, intravit Ptolemaidam cum paucis viris, et statim portas civitatis clauserunt Ptolemenses; comprehensumque Jonathan et omnes qui cum eo intraverant, gladio interfecerunt.

1 *Mac.* 2- 5 Et Jonathan, qui cognominabatur Apphus
5-17 Ego autem et frater meus Jonathas ibimus
-24 Et Judas Machabæus et Jonathas frater ej.
-55 Et in diebus, quibus erat Judas et Jonathas in terra Galaad
9-19 Et Jonathas et Simon tulerunt Judam
-28 Et congregati sunt omnes amici Judæ, et dixerunt Jonathæ
-31 Suscepit Jonathas tempore illo principatum
-33 Et cognovit Jonathas, et Simon frater ejus
-35 Jonathas misit fratrem suum ducem populi
-37 Renuntiatum est Jonathæ, et Simoni fratri
-44 Dixit ad suos Jonathas: Surgamus
-47 Extendit Jonathas manum suam percutere Bacchidem
-58 Dicentes: Ecce Jonathas, et qui cum eo sunt
-60 Ut comprehenderent Jonathan, et eos qui cum eo erant
-62 Secessit Jonathas, et Simon, et qui cum eo erant
-65 Et reliquit Jonathas Simonem fratrem suum
-70 Cognovit Jonathas, et misit ad eum legatos
-73 Et habitavit Jonathas in Machmas, et cœpit Jonathas ibi judicare populum
10- 3 Et misit Demetrius epistolam ad Jonathan
- 7 Et venit Jonathas in Jerusalem, et legit
- 9 Et traditi sunt Jonathæ obsides, et reddidit
-10 Et habitavit Jonathas in Jerusalem
-15 Promissa, quæ promisit Demetrius Jonathæ
-18 Rex Alexander fratri Jonathæ, salutem
-21 Et induit se Jonathas stola sancta
-46 Audivit a. Jonathas et populus sermones
-59 Scripsit rex Alexander Jonathæ, ut veniret
-62 Et jussit spoliari Jonathan vestibus suis
-66 Reversus est Jonathas in Jerusal. cum pace
-69 Et misit ad Jonathan summum sacerdotem
-74 Ut audivit a. Jonathas sermones Apollonii
-76 Aperuerunt ei, et obtinuit Jonathas Joppen
-78 Et insecutus est eum Jonathas in Azotum
-80 Et cognovit Jonathas quoniam insidiæ sunt
-81 Popul. a. stabat, sicut præceperat Jonathas
-84 Et succendit Jonathas Azotum et civitates
-86 Et movit inde Jonathas castra, et applicuit
-87 Et reversus est Jonathas in Jerusalem cum suis
-88 Addidit adhuc glorificare Jonathan
11- 5 Et narraverunt regi quia hæc fecit Jonathas
- 6 Et occurrit Jonathas regi in Joppen
- 7 Et abiit Jonathas cum rege usq. ad fluvium

1 *Mac.* 11-20 Congregavit Jonathas eos qui erant in Judæa
-21 Et renuntiaverunt ei quod Jonathas obsideret arcem
-22 Et scripsit Jonathæ ne obsideret arcem
-23 Ut audivit autem Jonathas, jussit obsidere
-28 Et postulavit Jonathas a rege, ut immunem
-29 Et scripsit Jonathæ epistolas de his omnibus
-30 Rex Demetrius fratri Jonathæ, salutem
-37 Et detur Jonathæ, et ponatur in monte sancto
-41 Et misit Jonathas ad Demetrium regem
-42 Et misit Demetrius ad Jonathan, dicens
-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum
-53 Et abalienavit se a Jonatha, et non retribuit
-57 Et scripsit Antiochus adolescens Jonathæ
-60 Et exiit Jonathas, et perambulabat trans flumen civitates
-62 Et rogaverunt Gazenses Jonathan, et dedit
-63 Et audivit Jonathas quod prævaricati sunt
-67 Et Jonathas et castra ejus applicuerunt
-70 Fugerunt qui erant ex parte Jonathæ omnes
-71 Et scidit Jonathas vestimenta sua
-72 Et reversus est Jonathas ad eos in prælium
-74 Et reversus est Jonathas in Jerusalem
12- 1 Et vidit Jonathas quia tempus eum juvat
- 3 Jonathas summus sacerdos, et gens Judæorum miserunt nos
- 5 Epistolarum, quas scripsit Jonathas Spartiatis
- 6 Jonathas summus sacerdos, et seniores
-24 Et audivit Jonathas, quoniam regressi sunt
-27 Præcepit Jonathas suis vigilare, et esse in armis
-28 Quod paratus est Jonathas cum suis in bello
-29 Jonathas autem, et qui cum eo erant
-30 Secutus est eos Jonathas, et non compreh.
-31 Et divertit Jonathas ad Arabas
-35 Et reversus est Jonathas, et convocavit sen.
-40 Timens ne forte non permitteret eum Jonathas
-41 Et exivit Jonathas obviam illi cum quadrag.
-42 Et vidit Tryphon quia venit Jonathas
-44 Et dixit Jonathæ: Ut quid vexasti universum populum
-48 Ut autem intravit Ptolemaidam Jonathas
-49 Ut perderent omnes socios Jonathæ
-50 Quia comprehensus est Jonathas, et periit
-52 Et planxerunt Jonathan, et eos qui cum ipso
13- 8 Tu es dux noster loco Judæ, et Jonathæ
-12 Et Jonathas cum eo in custodia
-14 Quia surrexit Simon loco fratris sui Jonathæ
-15 Pro argento, quod debebat frater tuus Jonathas
-19 Et mentitus est, et non dimisit Jonathan
-23 Occidit Jonathan et filios ejus illic
-25 Accepit ossa Jonathæ fratris sui, et sepelivit
14-16 Et auditum est Romæ quia defunctus esset Jonathas
-18 Et societatem, quam fecerant cum Juda, et cum Jonatha fratribus ejus
-30 Et congregavit Jonathas gentem suam
2 *Mac.* 8-22 Constituit... et Josephum, et Jonathan

JONATHAS IV.

Filius Absalomi, vir probus quem Simon Machabæus misit in Joppen cum exercitu novo; et ejectis his qui erant in ea, id est, quorum erat fides dubia, remansit illic ipse Jonathas.

1 *Mac.* 13-11 Et misit Jonathan filium Absalomi

JONATHAS V.

Dux seu magister cantorum

2 *Mac.* 1-23 Dum consummaretur sacrificium, Jonatha inchoante

JOPPE. (*Nunc* Jaffa.)

Inter urbes tribus Dan, quas omnes recenset lib. Josue, cap. 19, Joppe decima nona et ultima nominatur, non quod sit earum minima, sed quod urbium nomina a Meridie incipiens, in Septentrione, ubi Joppe, finit. Etenim tribus Dan cum termino qui respicit Joppen, in ipso fine concluditur; urbs in edito saxo condita est, et sub urbe portum, in quem ligna et lapides, e Libano, per mare, indeque Jerosolymam terrestri itinere deferebantur, ad templi regiæque domus structuram. Hic Jonas navem ascendit ut fugeret in Tharsim; ibidemque, ut credere est, a ceto evomitus est et ad littus ejectus. Joppen, in qua erat custodia, oppugnavit et cepit Judas Machabæus. In ea sanctus Petrus Tabitham a mortuis suscitavit, et multos dies apud Simonem coriarium moratus, linteum e cœlo demissum, et omni animantium genere refertum videns, gentes ad Evangelii gratiam recipiendas esse cognovit. « Hic locus est, inquit sanctus Hieronymus, in quo usque hodie saxa monstrantur in littore, in quibus Andromeda religata, Persei quondam sit liberata præsidio. »

Josue. 19-46 Arecon, cum termino qui respicit Joppen
2 *Par.* 2-16 Applicabimus ea ratibus per mare in Joppe
1 *Esdr.* 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano ad mare Joppe
Jonæ. 1- 3 Et descendit in Joppen, et invenit navem
1 *Mac.* 10-75 Et applicuerunt castra in Joppen
Quia custodia Apollonii Joppe erat
-76 Aperuerunt ei, et obtinuit Jonathas Joppen
11- 6 Occurrit Jonathas regi in Joppen cum gloria
12-33 Declinavit in Joppen, et occupavit eam
13-11 Misit Jonathan... et cum eo exercitum novum, in Joppen
14- 5 Et cum omni gloria sua accepit Joppen in portum
-34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare
15-28 Vos tenetis Joppen, et Gazaram, et arcem
-35 Nam de Joppe et Gazara quæ expostulas
2 *Mac.* 4-21 Profectus inde venit Joppen, et inde Jerosolymam
Act. 9-36 In Joppe autem fuit quædam discipula
-38 Cum autem prope esset Lydda ad Joppen
-42 Notum a. factum est per universam Joppen
-43 Ut dies multos moraretur in Joppe
10- 5 Mitte viros in Joppen, et accersi Simonem
- 8 Quibus cum narrasset omnia, misit illos in Joppen
-23 Quidam ex fratribus ab Joppe comitati sunt
-32 Mitte ergo in Joppen, et accersi Simonem
11- 5 Ego eram in civitate Joppe orans, et vidi
-13 Mitte in Joppen, et accersi Simonem

JOPPITÆ.

Habitatores Joppe in Judæos flagitium perpetrarunt insigne, quorum ducentos submerserunt. Venit autem Judas Machabæus adversus fratrum interfectores, et portum noctu succendit, scaphas exussit, eos autem qui a flammis refugerant, gladio peremit.

2 *Mac.* 12- 3 Joppitæ vero tale quoddam flagitium perpetrarunt
- 7 Et universos Joppitas eradicaturus

JORA.

Princeps familiæ, cujus posteri ascenderunt de captivitate Babylonis, cum Zorobabel, centum duodecim.

1 *Esdr.* 2-18 Filii Jora, centum duodecim

JORAI.

Princeps familiæ in tribu Gad.

1 *Par.* 5-13 Joraï, et Jachan, et Zie, et Heber

JORAM I.

Anno mundi 2992, ante J. Ch. 1062. Filius Thoü, regis Emath, quæ est Epiphania, vel Antiochia Syriæ. Misit Thoü Joram filium suum ad regem David, ut salutaret eum congratulans, eo quod expugnasset Adarezer regem Soba, et percussisset eum. Idem vocatur Adoram in 1 Paral. 18-10.

2 *Reg.* 8-10 Et misit Thoü Joram filium suum ad regem

JORAM II.

Filius Josaphat regis Juda. Socium regni eum sibi adjunxerat pater. Patre autem mortuo, interfecit omnes fratres suos, et quosdam de principibus Israel. Triginta duorum annorum erat Joram cum regnare cœpit, et octo annis regnavit in Jerusalem, ambulavitque in viis regum Israel, sicut egerat domus Achab; filia quippe Achab erat uxor ejus Athalia. Percussit eum Dominus alvi languore insanabili, et longa consumptus tabe, ita ut egereret etiam viscera sua, languore pariter et vita caruit, mortuusque est in infirmitate pessima. Sepultus est in Civitate David, verumtamen non in sepulcro regum, in culparum memoriam.

3 *Reg.* 22-51 Regnavitque Joram filius ejus pro eo
4 *Reg.* 1-17 Anno secundo Joram filii regis Josaphat
8-16 Regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
-25 Regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-29 Porro Ochozias filius Joram rex Juda
11- 2 Tollens a. Josaba filia regis Joram
12-18 Quæ consecraverant Josaphat et Joram
1 *Par.* 3-11 Pater Joram: qui Joram genuit Ochoziam
2 *Par.* 21- 1 Regnavitque Joram filius ejus pro eo

2 *Par.* 21- 3 Regnum autem tradidit Joram, eo quod esset primogenitus
- 4 Surrexit ergo Joram super regnum patris sui
- 5 Triginta duorum annorum erat Joram
- 9 Cumq. transisset Joram cum principibus
-16 Suscitavit ergo Dominus contra Joram
22- 1 Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 6 Ochozias filius Joram rex Juda, descendit
-10 Interfecit o. stirpem regiam domus Joram
-11 Josabeth... erat filia regis Joram
Matth. 1- 8 Josaphat autem genuit Joram
Joram autem genuit Oziam

JORAM III.

Anno mundi 3139, *ante J. Ch.* 915. *Filius Achab regis Israel ex Jezabel, frater Ochoziæ, cui successit. Fecit malum coram Domino, sed non sicut pater suus et mater; nam tulit statuas Baal, quas fecerat pater ejus. Suspicatur Salianus id Josaphati impulsu factum esse, qui Joram affinitate junctus erat, et qui fortasse negavit se auxilium illi præbiturum, nisi idolorum ac præsertim Baal cultum abjiceret; reprehensus enim fuerat Josaphat a Jehu propheta, 2 Paral. 19-2, ob datum Achab impio regi auxilium. Jehu percussit Joram inter scapulas, et per cor ejus egressa est sagitta. Mortuus est et sepultus in Civitate David. Regnaverat undecim annis, duodecimumque inchoaverat.*

4 *Reg.* 1-17 Et regnavit Joram frater ejus pro eo
3- 1 Joram vero filius Achab regnavit super Israël
- 6 Egressus est igitur rex Joram in die illa
8-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël
-21 Venitque Joram Seira, et omnes currus cum eo
-23 Reliqua a. sermonum Joram, et universa
-24 Et dormivit Joram cum patribus suis
-25 Anno duodecimo Joram filii Achab regis
-28 Abiit quoque cum Joram filio Achab
Et vulneraverunt Syri Joram
-29 Descendit invisere Joram filium Achab
9-14 Conjuravit ergo Jehu... contra Joram
Porro Joram obsederat Ramoth Galaad
-16 Joram enim ægrotabat ibi, et Ochozias rex Juda descenderat ad visitandum Joram
-17 Dixitque Joram: Tolle currum
21 Et ait Joram: Junge currum
Et egressus est Joram rex Israël
-22 Cumque vidisset Joram Jehu, dixit: Pax est, Jehu?
-23 Convertit autem Joram manum suam, et fugiens
-24 Jehu... percussit Joram inter scapulas
-29 Anno undecimo Joram filii Achab
2 *Par.* 22- 5 Perrexit cum Joram filio Achab rege Israël
Vulneraveruntque Syri Joram
- 6 Descendit ut inviseret Joram filium Achab
- 7 Voluntatis quippe fuit Dei... ut veniret ad Joram

JORAM IV.

Pater Zechri, filius autem Isaiæ filii Rahabiæ, e semine Levitico.

1 *Par.* 26-25 Isaias, et hujus filius Joram

JORAM V.

Sacerdos, ex eorum numero quos misit pius rex Josaphat ut docerent populum legem Dei in civitatibus Juda.

2 *Par.* 17- 8 Et cum eis Elisama et Joram sacerdotes

JORDANIS.

Maximus est et pene unicus totius terræ promissæ, sive Judææ fluvius; cum reliqui omnes potius torrentes, quam fluvii dicendi sint. Fontes habet sub Libano monte, et a Septentrione in Meridiem fluens, aquas Merom et mare Galilææ prætergressus, aquas suas amœnissimas et saluberrimas in lacum Asphaltitem sive mare Mortuum, natura dirum pestiferumque, invitus defert. Fluvius autem hic celeberrimus est, et in Veteri et in Novo Testamento: quod primum fuerit limes terræ promissæ ad Orientem; quod tanti fluminis arentem alveum populus Domini pede sicco pertransierit; quod in partitione terræ promissæ duas tribus, et alterius dimidiam partem a reliquis decem separarit; quod Elias cum Eliseo fluvium hunc pallio divisum transierit, deindeque et Eliseus solus, semel atque iterum percussis, cum pallio Eliæ, et divisis aquis; quod Elisei jussu Naaman Syrus in eo septies se lavarit, et a lepra mundatus fuerit; sed et quod Joannes Christi præcursor multos in Jordane baptizaverit, et etiam Jesum Christum, et tum vox de cœlo facta sit: Hic est Filius meus dilectus.

Gen. 13-10 Vidit omnem circa regionem Jordanis
-11 Elegitq. sibi Lot regionem circa Jordanem
-12 In oppidis, quæ erant circa Jordanem
32-10 In baculo meo transivi Jordanem istum
50-10 Veneruntque ad Aream Atad, quæ sita est trans Jordanem
Num. 13-30 Chananæus vero moratur juxta mare et circa fluenta Jordanis
22- 1 Ubi trans Jordanem Jericho sita est
26- 3 Super Jordanem contra Jericho
-63 Supra Jordanem contra Jericho
31-12 Juxta Jordanem contra Jericho
32- 5 Nec facias nos transire Jordanem
-19 Nec quidquam quæremus trans Jordanem
-21 Om. vir bellator armatus Jordanem transeat
-29 Si transierint filii Gad..vobiscum Jordanem
-32 Suscepisse nos confitemur trans Jordanem
33-48 Supra Jordanem contra Jericho
-51 Quando transieritis Jordanem, intrantes
34-12 Et tendent usque ad Jordanem
-15 Acceperunt partem suam trans Jordanem
35- 1 Supra Jordanem contra Jericho
-10 Quando transgressi fueritis Jordanem
-14 Tres erunt trans Jordanem, et tres in terra
36-13 Supra Jordanem contra Jericho
Deut. 1- 1 Trans Jordanem in solitudine campestri
- 5 Trans Jordanem in terra Moab
2-29 Donec veniamus ad Jordanem, et transeamus
3- 8 Qui erant trans Jordanem: a torrente Arnon
-17 Et planitiem solitudinis, atque Jordanem
-20 Terram quam daturus est eis trans Jordanem
-25 Et videbo terram hanc optimam trans Jordanem
-27 Nec enim transibis Jordanem istum
4-21 Et juravit ut non transirem Jordanem
-22 Non transibo Jordanem: vos transibitis
-26 De terra, quam transito Jordane possessuri estis
-41 Separavit Moyses tres civitates trans Jordanem
-46 Trans Jordanem in valle contra fanum Phogor
-47 Qui erant trans Jordanem ad solis ortnm
-49 Omnem planitiem trans Jordanem
9- 1 Tu transgredieris hodie Jordanem
11-30 Qui sunt trans Jordanem, post viam
-31 Vos e. transibitis Jordanem, ut possideatis
12-10 Transibitis Jordanem, et habitabitis in terra
27- 2 Cumque transieritis Jordanem in terram
- 3 Jordane transmisso: ut introëas terram
- 4 Quando ergo transieritis Jordanem, erigite
-12 Super montem Garizim, Jordane transmisso
30-18 Ad quam, Jordane transmisso, ingrediaris possidendam
31- 2 Non transibis Jordanem istum
-13 Terra, ad quam vos, Jordane transmisso, pergitis
32-47 Ad quam, Jordane transmisso, ingredimini
Josue. 1- 2 Surge, et transi Jordanem istum tu, et o. pop.
-11 Quoniam post diem tertium transibitis Jordanem
-14 Quam tradidit vobis Moyses trans Jordanem
-15 Trans Jordanem contra solis ortum
2- 7 Per viam quæ ducit ad vadum Jordanis
-10 Regibus, qui erant trans Jordanem
-23 Et transmisso Jordane, venerunt ad Josuë
3- 1 Venerunt ad Jordanem ipse et o. filii Israël
- 8 Cum ingressi fueritis partem aquæ Jordanis
-11 Arca fœderis.. antecedet vos per Jordanem
-13 In aquis Jordanis aquæ, quæ, inferiores sunt
-14 Igitur egressus est populus de tabernaculis suis, ut transiret Jordanem
-15 Ingressisque eis Jordanem, et pedibus Jordanis autem ripas alvei sui tempore messis impleverat
-17 Stabant... in medio Jordanis accincti
4- 3 Præcipe eis, ut tollant de medio Jordanis alveo
- 5 Ite ante arcam... ad Jordanis medium
- 7 Defecerunt aquæ Jordanis ante arcam fœderis
- 8 Portantes de medio Jordanis alveo duodecim lapides
- 9 Alios... lapides posuit Josuë in medio Jordanis alveo
-10 Qui portabant arcam, stabant in Jordanis medio
-16 Præcipe sacerd... ut ascendant de Jordane
-17 Præcepit eis, dicens: Ascendite de Jordane
Josue. 4-19 Populus autem ascendit de Jordane
-20 Lapides, quos de Jordanis alveo sumpserant, posuit
-22 Transivit Israël Jordanem istum
5- 1 Qui habitabant trans Jordanem ad Occid.
Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis
7- 7 Quid voluisti traducere populum istum Jordanem fluvium?
Ut cœpimus, mansissemus trans Jordanem
9- 1 Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem
-10 Amorrhæorum qui fuerunt trans Jordanem
12- 1 Possederunt terram eorum trans Jordanem
- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
13- 8 Trans fluenta Jordanis ad Orient. plagam
-23 Terminus filiorum Ruben Jordanis fluvius
-27 Hujus quoque finis, Jordanis est
Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-32 Trans Jordanem contra Jericho ad Orient.
14- 3 Dederat Moyses trans Jordanem possession.
15- 5 Mare salsissim. usque ad extrema Jordanis
Usque ad eumdem Jordanis fluvium
16- 1 Cecidit quoq. sors filior. Joseph, ab Jordane
- 7 Et pervenit in Jericho, egrediturque ad Jordanem
17- 5 Terra Galaad et Basan trans Jordanem
18- 7 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-12 Terminus eorum contra Aquilon. a Jordane
-19 In fine Jordanis ad Australem plagam
19-22 Eruntque exitus ejus Jordanis
-33 Et egressus eorum usque ad Jordanem
-34 Et in Juda ad Jordanem contra ortum solis
20- 8 Trans Jordanem contra Orientalem plagam
21-36 De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jer.
22- 4 Moyses famulus Domini trans Jordanem
- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
-10 Cumque venissent ad tumulos Jordanis
Ædificaverunt juxta Jordanem altare
-11 Super Jordanis tumulos, contra filios Israël
-25 Terminum posuit Dominus inter nos et vos... Jordanem fluvium
23- 3 Ab Orientali parte Jordanis usque ad mare
24- 8 Amorrhæi, qui habitabat trans Jordanem
-11 Transistisque Jordanem, et venistis ad Jericho
Judic. 3-28 Et occupaverunt vada Jordanis
5-17 Galaad trans Jordanem quiescebat
6-33 Et transeuntes Jordanem, castrametati sunt
7-24 Occupate aquas usque Bethbera atque Jordanem
Et præoccupavit aquas atque Jordanem
-25 Portantes ad Gedeon trans fluenta Jordanis
8- 4 Cumque venisset Gedeon ad Jordanem
10- 8 Omnes qui habitabant trans Jordanem
- 9 Ut filii Ammon, Jordane transmisso, vastarent Judam
11-13 A finibus Arnon usque Jaboc atque Jordanem
-22 Et de solitudine usque ad Jordanem
-26 Vel in cunctis civitatibus juxta Jordanem
12- 5 Occupaveruntque Galaaditæ vada Jordanis
- 6 Statimque apprehensum jugulabant in ipso Jordanis transitu
1 *Reg.* 13- 7 Hebræi autem transierunt Jordanem
31- 7 Qui erant trans vallem, et trans Jordanem
2 *Reg.* 2-29 Transierunt Jordanem, et lustrata omni Beth-horon
10-17 Et transivit Jordanem: venitque in Helam
17-22 Transierunt Jordanem, donec dilucesceret
-24 Et Absalom transivit Jordanem, ipse et o.
19-15 Reversus est rex: et venit usque ad Jordanem
Ut occurreret regi, et traduceret eum Jordanem
-17 Et irrumpentes Jordanem, ante regem
-18 Coram rege, cum jam transisset Jordanem
-31 Traduxit regem Jordanem, paratus etiam
-36 Procedam famulus tuus ab Jordane tecum
-39 Cumque transisset universus populus et rex Jordanem
-41 Traduxerunt regem et dom. ejus Jordanem
20- 2 Adhæserunt regi suo a Jordane usq. Jerus.
24- 5 Cumq. pertransissent Jordanem, venerunt
3 *Reg.* 2- 8 Sed quia descendit mihi in occursum cum transirem Jordanem
7-46 In campestri regione Jordanis fudit ea rex
17- 3 In torrente Carith, qui est contra Jordanem
- 5 Sedit in torrente Carith, qui est contra Jordanem
4 *Reg.* 2- 6 Quia Dominus misit me usque ad Jordanem
- 7 Illi autem ambo stabant super Jordanem
-13 Reversusque stetit super ripam Jordanis
5-10 Dicens: Vade, et lavare septies in Jordane
-14 Descendit, et lavit in Jordane septies
6- 2 Eamus usq. ad Jordanem, et tollant singuli
- 4 Cumque venissent ad Jordanem, cædebant ligna

4 Reg. 7-15 Qui abierunt post eos usque ad Jordanem
10-33 A Jordane contra Orientalem plagam
1 Par. 6-78 Trans Jordanem quoque ex adverso Jericho contra Orientem Jordanis
12-15 Isti sunt qui transierunt Jordanem mense
-37 Trans Jordanem autem de filiis Ruben
19-17 Et transivit Jordanem, irruitque in eos
26-30 Mille septingenti præeranti Israël, trans Jordanem contra Occidentem
2 Par. 4-17 In regione Jordanis fudit ea rex
2 Esdr. 3-22 Sacerdotes, viri de campestribus Jordanis
Judith. 1- 9 Trans flumen Jordanem usque ad Jerusalem
Job. 40-18 Habet fiduciam quod influat Jordanis in os
Psal. 41- 7 Propterea memor ero tui de terra Jordanis
113- 3 Et fugit : Jordanis conversus est retrorsum
- 5 Et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum
Eccli. 24-36 Qui multiplicat quasi Jordanis in tempore messis
Isai. 9- 1 Aggravata est via maris trans Jordanem
Jerem. 12- 5 Quid facies in superbia Jordanis ?
49-19 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis
50-44 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis
Ezech. 47-18 Jordanis disterminans ad mare Orientale
Zach. 11- 3 Quoniam vastata est superbia Jordanis
1 Mac. 5-24 Jonathas frater ejus transierunt Jordanem
-52 Et transgressi sunt Jordanem in campo magno
9-34 Ipse, et om. exercitus ejus, trans Jordanem
-42 Et reversi sunt ad ripam Jordanis
-43 Venit die sabbatorum usque ad oram Jordanis
-45 Aqua vero Jordanis hinc et inde, et ripæ
-48 Et dissiliit Jonathas, et qui cum eo erant, in Jordanem, et transnataverunt ad eos Jordanem
Matth. 3- 5 Judæa, et omnis regio circa Jordanem
- 6 Baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes
-13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem
4-15 Via maris trans Jordanem, Galilæa gentium
-25 Et de Judæa, et de trans Jordanem
19- 1 Et venit in fines Judææ trans Jordanem
Marc. 1- 5 Baptizabantur ab illo in Jordanis flumine
- 9 Et baptizatus est a Joanne in Jordane
3- 8 Et ab Idumæa, et trans Jordanem
10- 1 Venit in fines Judææ ultra Jordanem
Luc. 3- 3 Venit in omnem regionem Jordanis
4- 1 Jesus autem plenus Spiritu sancto regressus est a Jordane
Joan. 1-28 Hæc in Bethania facta sunt trans Jordanem
3-26 Qui erat tecum trans Jordanem... baptizat
10-40 Et abiit iterum trans Jordanem

JORIM.

Filius Mathath, paterque Eliezer, inter majores Jesu Christi computatur secundum carnem.

Luc. 3-29 Qui fuit Jorim, qui fuit Mathath

JOSA. *Filius Amasiæ, in tribu Simeon.*

1 Par. 4-34 Jemlech, et Josa filius Amasiæ

JOSABA *et* JOSABETH.

Anno mundi 3151, ante J. Ch. 903. Filia regis Joram, soror Ochoziæ, uxor Joiadæ sacerdotis. Cum interficeret Athalia omnes principes stirpis David, Josaba tulit Joas filium Ochoziæ, et furata est eum de medio filiorum regis, et abscondit simul cum nutrice. Idcirco Athalia eum interficere non potuit.

4 Reg. 11- 2 Tollens a. Josaba filia regis Joram... Joas
2 Par. 22-11 Porro Josabeth filia regis tulit Joas
Josabeth a., quæ absconderat eum, erat filia

JOSABHESED.

Filius septimus Zorobabel filii Phadaïæ.

1 Par. 3-20 Barachiam, et Hasadiam, Josabhesed

JOSABIA.

Filius Saraïæ filii Asiel, pater Jehu principis.

1 Par. 4-35 Jehu filius Josabiæ filii Saraïæ

JOSACHAR.

Anno mundi 3196, ante J. Ch. 858. Filius Semaath. Hic sicarius appellatur Zabad in 2 Paral. 24-26. Ex eorum numero fuit servorum Joas regis Juda, qui surrexerunt adversus regem in ultionem sanguinis Zachariæ filii Joiadæ sacerdotis, et percusserunt eum in domo sua Mello. Quod etiam narrat Josephus libr. 9 Antiq. cap. 8 : « Joas, inquit, gravi morbo » implicitus, amicis Zachariæ pœnas dedit, qui » ne filius pontificis maneret inultus, per in- » sidias eum sustulerunt. »

4 Reg. 12-21 Josachar namque filius Semaath

JOSAIA.

Filius Elnaem, inter fortissimos viros in exercitu David numeratur.

1 Par. 11-46 Et Josaïa filii Elnaëm, et Jethma

JOSAPHAT I.

Filius Ahilud. Erat iste Josaphat vel scriba, vel commonefactor, qui supplices libellos porrigebat, et in memoriam revocabat omnia negotia tractanda; vel præpositus libro memoriarum et historiarum.

2 Reg. 8-16 Porro Josaphat filius Ahilud erat a commentariis
20-24 Porro Josaphat filius Ahilud a comment.
3 Reg. 4- 3 Josaphat filius Ahilud a commentariis
1 Par. 18-15 Josaphat filius Ahilud a commentariis

JOSAPHAT II.

Filius Pharue. Præfectus erat in tribu Issachar, ut tributa colligeret; præterea et per mensem in anno unum præbebat annonam regi et domui ejus.

3 Reg. 4-17 Josaphat filius Pharuë, in Issachar

JOSAPHAT III.

Filius Asa, et successor in regno Juda. Et nomen matris ejus Azuba filia Salaï. Asa, qui podagra laboravit in tempore senectutis suæ, dormivit cum patribus suis. Regnavit filius ejus pro eo, et nulla in re Israelis regno inferior fuit. Dominus cum eo stetit, quia ambulavit in viis David patris sui primis, nec speravit in Baalim; confirmavitque Dominus regnum in manu ejus, et omni Juda juvante illum in omnibus, et præsertim populorum animos et benevolentiam ei probante per munera, factæ sunt regi Josaphat infinitæ divitiæ et multa gloria. Audentior autem in vera religione promovenda, fana idolis in collibus erecta, et lucos in honorem eorum excitatos, de Juda abstulit; sacerdotes et Levitas misit, qui docerent in civitatibus Juda legem Domini. Itaque perfusus est pavor Domini super omnia regna terrarum, quæ erant per gyrum Juda, nec audebant bellare contra Josaphat. Philisthæi Josaphat munera deferebant et vectigal argenti; Arabes quoque adducebant pecora. Crevit ergo Josaphat, et magnificatus est usque in sublime. Anno mundi 3138, ante J. Ch. 916, descendit Josaphat rex Juda ad Achab regem Israel in Samariam. Amicitia enim inter utrumque erat, et affinitas ex Joram filii Josaphat cum Athalia filia Achab et Jezabelis conjugio, cujus amicitiæ causa posthæc a Jehu propheta reprehensus est. Ascenderunt ambo in Ramoth Galaad, quam rex Israel imperio suo adjungere appetebat. Rex Israel graviter in prælio vulneratus, mortuus est occidente sole. Reversus autem Josaphat pacifice in Jerusalem, ibi increpatus fuit a propheta Jehu, quod impio Achab auxilium præstitisset. Regno ab Ammonitis et Moabitis invaso, preces fudit quibus, propriæ virtuti diffidens, ad Deum solum refugit; et Dominus insidias inimicorum vertit in se ipsos, et sese percusserunt, et Josaphat venit ad detrahenda spolia mortuorum. Postea iniit amicitiam cum rege Ochozia, et adhuc reprehensus est a propheta Eliezer. Triginta quinque annorum erat, cum regnare cœpit, et viginti quinque annis dominatus est in Jerusalem. Dormivit tandem cum patribus suis, et sepultus est cum eis in Civitate David. Genitori suo successit Joram.

3 Reg. 15-24 Regnavitque Josaphat filius ejus pro eo
22- 2 Descendit Josaphat rex Juda ad regem Isr.
- 4 Et ait ad Josaphat : Veniés-ne mecum
- 5 Dixitque Josaphat ad regem Israel
Dixitque Josaphat ad regem Israël
- 7 Dixit aut. Josaphat : Non est hic propheta
- 8 Et ait rex Israël ad Josaphat : Remansit
Cui Josaphat ait : Ne loquaris ita, rex
-10 Rex autem Israël, et Josaphat rex Juda
-18 Dixit ergo rex Israël ad Josaphat
-29 Ascendit itaque rex Israël, et Josaphat
-30 Dixit itaque rex Israël ad Josaphat
-32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat
Et exclamavit Josaphat
-41 Josaphat vero filius Asa regnare cœperat
-45 Pacemq. habuit Josaphat cum rege Israël
-46 Reliqua autem verborum Josaphat
-49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari
3 Reg. 22-50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat
Et noluit Josaphat
-51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis
-52 Anno septimo decimo Josaphat regis Juda
4 Reg. 1-17 Anno secundo Joram filii Josaphat regis
3- 1 Anno decimo octavo Josaphat regis Judæ
- 7 Misitque ad Josaphat regem Juda, dicens
-11 Et ait Josaphat : Est-ne hic propheta Dom.
-12 Et ait Josaphat : Est apud eum sermo Dom.
Descenditque ad eum rex Israel, et Josaphat rex Juda, et rex Edom
-14 Si non vultum Josaphat... erubescerem
8-16 Anno quinto... Josaphat regis Juda, regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
12-18 Quæ consecraverant Josaphat et Joram
1 Par. 3-10 Genuit Asa. De hoc quoque natus est Josaphat
2 Par. 17- 1 Regnavit autem Josaphat filius ejus pro eo
- 3 Et fuit Dominus cum Josaphat
- 5 Et dedit omnis Juda munera Josaphat
-10 Nec audebant bellare contra Josaphat
-11 Et Philistæi Josaphat munera deferebant
-12 Crevit ergo Josaphat, et magnificatus est
18- 1 Fuit ergo Josaphat dives et inclytus multum
- 3 Dixitque Achab rex Isr. ad Josaphat regem
- 4 Dixitque Josaphat ad regem Israël : Consule
- 6 Dixitque Josaphat : Numquid non est hic prophetes
- 7 Et ait rex Israël ad Josaphat : Est vir unus
Dixitq. Josaphat : Ne loquaris, rex, hoc modo
- 9 Porro rex Israël, et Josaphat rex Juda, uterque sedebant in solio suo
-17 Ait rex Israël ad Josaphat : Nonne dixi tibi
-28 Igitur ascenderunt rex Israël et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad
-29 Dixitque rex Israël ad Josaphat : Mutabo habitum
-31 Cum vidissent principes equitatus Josaphat
19- 1 Reversus est autem Josaphat rex Juda
- 4 Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem
- 8 Constituit Josaphat Levitas, et sacerdotes
20- 1 Post hæc congregati sunt filii Moab... ad Josaphat, ut pugnarent contra eum
- 2 Veneruntque nuntii, et indicaverunt Josaphat
- 3 Josaphat autem timore perterritus
- 5 Cumque stetisset Josaphat in medio cœtu
-15 Attendite omnis Juda... et tu rex Josaphat
-18 Josaphat ergo, et Juda, et omnes habitatores Jerus., ceciderunt proni in terram
-20 Stans Josaphat in medio eorum, dixit
-25 Venit ergo Josaphat, et omnis populus
-27 Reversusque est... Josaphat ante eos, in Jerusalem
-30 Quievitque regnum Josaphat, et præbuit ei
-31 Regnavit igitur Josaphat super Judam
-34 Reliqua autem gestorum Josaphat priorum
-35 Iniit amicitias Josaphat rex Juda cum Ochozia
-37 Prophetavit autem Eliezer... ad Josaphat
21- 1 Dormivit autem Josaphat cum patribus suis
- 2 Qui habuit fratres, filios Josaphat, Azariam
Omnes hi, filii Josaphat regis Juda
-12 Quoniam non ambulasti in viis Josaphat
22- 9 Sepelierunt eum : eo quod esset filius Josaphat
Matth. 1- 8 Asa autem genuit Josaphat
Josaphat autem genuit Joram

JOSAPHAT IV.

Pater Jehu regis Israel.

4 Reg. 9- 2 Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi
-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat filii Namsi

JOSAPHAT V.

Vir Mathanites, inter fortissimos in exercitu David recensitus.

1 Par. 11-43 Et Josaphat Mathanites

JOSAPHAT VI.

Unus e sacerdotibus qui, cum arca Domini deduceretur e domo Obededom, præibant, tubis clangentes.

1 Par. 15-24 Porro Sebenias, et Josaphat, et Nathanaël

JOSAPHAT.

Vallis, cujus non fit alibi mentio in Scripturis. Non multis distat stadiis a Jerusalem, inquit Cyrillus in Joelem, e teste Pseudo-Beda. Inter Jerusalem et montem Olivetum jacet, unde Christum ascendisse in cœlum quidam scripserunt, a Septentrionali plaga in Austrum porrecta, per quam torrens Cedron decurrit. Quare sic dicta fuerit, non satis liquet. Aben-Ezra

eamdem censet cum valle Benedictionis, 2 *Paral.* 20-26. *Quidam arbitrantur vallem hanc nomen accepisse a Josaphat rege, quod eam ipse arcu triumphali ornarit post victoriam de Ammonitis et Idumæis; vel quod illi mausoleum eo loco fuerit erectum, addita pyramide: licet enim Josaphat sepultus fuerit in Sion, tamen mausoleum ibi statutum fuisse haud incredibile, in quod etiam fortasse translata fuerint ejus ossa. Alii interpretantur vallem* Judicii Dei, *vel in qua* Dominus judicabit, *quia judicium universale non procul fiet ab Jerusalem, unde terribilem in impios sententiam pronuntiabit judex æternus Christus.*

Joel. 3- 2 Et deducam eas in vallem Josaphat
-12 Ascendant gentes in vallem Josaphat

JOSEDEC.

Filius Saraiæ pontificis qui interfectus est a Nabuchodonosor in Reblatha. Patri successit Josedec in pontificatu, et ductus est captivus in Babylonem. Mortuus est in terra captivitatis. Filium habuit nomine Josue, qui post reditum a captivitate, munere sacerdotali functus est, et templum simul cum Zorobabel reædificavit.

1 *Par.* 6-14 Et Saraïas genuit Josedec
-15 Porro Josedec egressus est
1 *Esdr.* 3- 2 Et surrexit Josuë filius Josedec
- 8 Et Josuë filius Josedec, et reliqui
5- 2 Et Josuë filius Josedec, et cœperunt
10-18 De filiis Josuë filii Josedec, et fratres ejus
Eccli. 49-14 Sic et Jesum filium Josedec?
Aggæi. 1- 1 Et ad Jesum, filium Josedec, sacerdotem
-12 Jesus filius Josedec sacerdos magnus
-14 Suscitavit... spiritum Jesu filii Josedec
2- 3 Loquere... ad Jesum filium Josedec
- 5 Confortare, Jesu fili Josedec sacerdos
Zach. 6-11 Et pones in capite Jesu filii Josedec

JOSEPH I.

Anno mundi 2289, *ante J. Ch.* 1765. *Undecimus filius Jacob ex Rachel uxore, fraterque Benjamin. Natus est Joseph in Mesopotamia apud Laban. Norunt omnes ejus historiam, quæ longior est ut hic enarrari queat. Fratrum astu circumventus e paterna domo raptus est, quem seminudum vendidere Arabibus. Tunc in Ægyptum deportatus, ibique iterum venditus, paucos intra dies dominum bis mutavit. Emptus emptorem continuo ditavit, aucta mirum in modum re ejus familiari. Et domina in adolescentem amore insanivit; falso stupri ab ea accusatus, incarceratus est. Tandem e carcere eductus oblatusque Pharaoni, ejus somnia interpretatus, simul ei suasit quid faciendum esset ne propter sterilitatem septem annis perduraturam populus fame periret. Advenit fames, et Joseph frumentum distribuit universis venientibus in Ægyptum. Recordatus autem somniorum, dure fratribus locutus est, a quibus non est agnitus; imo et illos in carcerem misit, eosque ut tentaret furti arguit ficti. Brevi consolatus est eos, et se illis agnoscendum præbuit. Quod venditus fuerit in Ægyptum Dei voluntate et consilio factum fuisse testatus ipse, accersivit patrem suum, eique occurrit in Gessen, quem postea ægrotantem visitavit cum duobus filiis, eum morientem osculaturus. Joseph, jubente Pharaone, patrem suum sepelivit in Chanaan cum magno comitatu planctuque. Id temporis, fratribus suis injuria iterum dimissa, blande locutus est. Obiit Joseph in Ægypto expletis centum decem vitæ suæ annis, et conditus aromatibus, ibi repositus est in loculo. Filii Joseph reliqui præter Ephraim et Manasse, quos ei genuit uxor Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos, peculiarem tribum non habuerunt, sed sub tribubus Ephraim et Manasse computati sunt. Ossa Joseph tulit secum Moyses exiens de terra Ægypti, eaque in Sichem sepelierunt Hebræi.*

Gen. 30-24 Et vocavit nomen ejus Joseph, dicens
-25 Nato autem Joseph, dixit Jacob socero suo
33- 2 Rachel a. et Joseph (*posuit*) novissimos
- 7 Extremi Joseph et Rachel adoraverunt
35-24 Filii Rachel: Joseph et Benjamin
37- 2 Joseph, cum sedecim esset annorum, pascebat
- 3 Israël autem diligebat Joseph super omnes
-17 Perrexit ergo Joseph post fratres suos
39- 1 Igitur Joseph ductus est in Ægyptum
- 4 Invenitque Joseph gratiam coram Domino
Gen. 39- 5 BenedixitqueDominus domuiÆgyptii propter Joseph
- 6 Erat autem Joseph pulchra facie, et decorus
- 7 Injecit domina sua oculos suos in Joseph
-11 Accidit autem quadam die, ut intraret Joseph domum
-20 Tradiditque Joseph in carcerem
-21 Fuit a. Dominus cum Joseph, et misertus...
40- 3 Misit eos in carcerem principis militum, in quo erat vinctus et Joseph
- 4 At custos carceris tradidit eos Joseph
- 6 Ad quos cum introisset Joseph mane
- 8 Dixitque ad eos Joseph: Numquid non Dei est interpretatio?
-12 Respondit Joseph: Hæc est interpretatio
-18 Respondit Joseph: Hæc est interpretatio
41-14 Eductum de carcere Joseph totonderunt
-16 Respondit Joseph: Absque me Deus respondebit
-25 Respondit Joseph: Somnium regis unum est
-41 Dixitque rursus Pharao ad Joseph: Ecce
-44 Dixit quoque rex ad Joseph: Ego sum Pharao
-50 Nati sunt autem Joseph filii duo
-54 Septem anni inopiæ, quos prædixerat Joseph
-55 Quibus ille respondit: Ite ad Joseph
-56 Aperuitque Joseph universa horrea
42- 3 Descendentes igitur fratres Joseph decem
- 6 Et Joseph erat princeps in terra Ægypti
-23 Nesciebant autem quod intelligeret Joseph
-36 Joseph non est super, Simeon tenetur in vinculis
43-15 Descenderuntq.. et steterunt coram Joseph
-25 Donec ingrederetur Joseph meridie
-26 Igitur ingressus est Joseph domum suam
-29 Attollens a. Joseph oculos, vidit Benjamin
-32 Seorsum Joseph, et seorsum fratribus
44- 1 Præcepit a. Joseph dispensatori domus suæ
- 4 Tunc Joseph accersito dispensatore domus
-14 Judas cum fratribus ingressus est ad Joseph
-17 Respondit Joseph: Absit a me ut sic agam
45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph
- 3 Et dixit fratribus suis: Ego sum Joseph
- 4 Ego sum, ait, Joseph, frater vester
- 9 Et dicetis ei: Hæc mandat filius tuus Joseph
-15 Osculatusque est Joseph omnes fratres suos
-16 Venerunt fratres Joseph, et gavisus est Pharao
-17 Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus
-21 Quibus dedit Joseph plaustra
-26 Dicentes: Joseph filius tuus vivit
-28 Sufficit mihi si adhucJoseph filius meus vivit
46- 4 Joseph quoque ponet manus suas super oculos tuos
-19 Filii Rachel uxoris Jacob: Joseph et Benjamin
-27 Filii autem Joseph, qui nati sunt ei in terra Ægypti
-28 Misit autem Judam ante se ad Joseph
-29 Juncto Joseph curru suo, ascendit obviam
-30 Dixitq. pater ad Joseph: Jam lætus moriar
47- 1 Ingressus ergo Joseph, nuntiavit Pharaoni
- 5 Dixit itaque rex ad Joseph: Pater tuus
- 7 Introduxit Joseph patrem suum ad regem
-11 Joseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Ægypto
-15 Venit cuncta Ægyptus ad Joseph, dicens
-20 Emit igitur Joseph omnem terram Ægypti
-23 Dixit ergo Joseph ad populos
-29 Vocavit filium suum Joseph, et dixit ad eum
-30 Cui respondit Joseph: Ego faciam quod jussisti
48- 1 Nuntiatum est Joseph quod ægrotaret pater
- 2 Ecce filius tuus Joseph venit ad te
-12 Cumque tulisset eos Joseph de gremio patris
-15 Benedixitque Jacob filiis Joseph
-17 Videns a. Joseph quod posuisset pater suus
-21 Ait ad Joseph filium suum: En ego morior
49-22 Filius accrescens Joseph, filius accrescens
-26 Fiant in capite Joseph, et in vertice Nazaræi
50- 1 Quod cernens Joseph, ruit super faciem patris
- 4 Locutus est Joseph ad familiam Pharaonis
- 8 Domus Joseph cum fratribus suis
-14 Reversusque est Joseph in Ægyptum
-17 Quibus auditis flevit Joseph
-22 Filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Joseph
Exod. 1- 5 Joseph autem in Ægypto erat
- 8 Surrexit interea rex...qui ignorabat Joseph
13-19 Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum
Num. 1-10 Filiorum autem Joseph, de Ephraim
-32 De filiis Joseph, filiorum Ephraïm
13-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse
Num. 26-28 Filii Joseph per cognationes suas
-38 Isti sunt filii Joseph per familias suas
27- 1 Filii Manasse, qui fuit filius Joseph
32-33 Dimidiæ tribui Manasse filii Joseph
34-23 Filiorum Joseph de tribu Manasse
36- 1 Accesserunt... de stirpe filiorum Joseph
- 5 Recte tribus filiorum Joseph locuta est
-12 De familia Manasse, qui fuit filius Joseph
Deut. 27-12 Judas, Issachar, Joseph, et Benjamin
33-13 Joseph quoque ait: De benedictione Dom.
-16 Veniat super caput Joseph, et super vertic.
Josue. 14- 4 In eorum successerunt locum filii Joseph in duas divisi tribus
16- 1 Cecidit quoque sors filiorum Joseph
- 4 Possederuntque filii Joseph Manasses et Ephraïm
17- 1 Ipse enim est primogenitus Joseph
- 2 Isti sunt filii Manasse filii Joseph, mares
-14 Locutique sunt filii Joseph ad Josue
-16 Cui responderunt filii Joseph
-17 Dixitque Josuë ad domum Joseph
18- 5 Et domus Joseph (*sit*) ab Aquilone
-11 Ut possiderent terram inter filios Juda et filios Joseph
24-32 Ossa quoque Joseph quæ tulerant filii Israël Et fuit in possessionem filiorum Joseph
Judic. 1-22 Domus quoque Joseph ascendit in Bethel
-35 Et aggravata est manus domus Joseph
2 *Reg.* 19-20 Hodie primus veni de omni domo Joseph
3 *Reg.* 11-28 Super tributa universæ domus Joseph
1 *Par.* 2- 2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali
5- 1 Data sunt primogenita ejus filiis Joseph
- 2 Primogenita autem reputata sunt Joseph
7-29 In his habitaverunt filii Joseph
Psal. 76-16 Redemisti... filios Jacob, et Joseph
77-67 Et repulit tabernaculum Joseph
79- 2 Qui regis Israël, intende: qui deducis velut ovem Joseph
80- 6 Testimonium in Joseph posuit illud
104-17 In servum venumdatus est Joseph
Eccli. 49-17 Neque ut Joseph: qui natus est homo
Ezech. 37-16 Scribe super illud: Joseph ligno Ephraïm
-19 Ecce ego assumam lignum Joseph
47-13 Quia Joseph duplicem funiculum habet
48-32 Porta Joseph una, porta Benjamin una
Amos. 5- 6 Ne forte comburatur ut ignis domus Joseph
-15 Si forte misereatur Dominus Deus exercituum reliquiis Joseph
6- 6 Nihil patiebantur super contritione Joseph
Abdiæ. -18 Erit... et domus Joseph flamma
Zach. 10- 6 Et domum Joseph salvabo
1 *Mac.* 2-53 Joseph in tempore angustiæ suæ custodivit mandatum
Joan. 4- 5 Juxta prædium, quod dedit Jacob Joseph
Act. 7- 9 Joseph vendiderunt in Ægyptum. Et erat Deus cum eo
-13 In secundo cognitus est Joseph a fratribus
-14 Mittens a. Joseph accersivit Jacob patrem
-18 Surrexit alius rex in Ægypto, qui non sciebat Joseph
Hebr. 11-21 Fide Jacob, moriens, singulos filiorum Joseph benedixit
-22 Fide Joseph, moriens, de profectione filiorum Israël memoratus est
Apoc. 7- 8 Ex tribu Joseph duodecim millia signati

JOSEPH II. *Pater Igal, in tribu Issachar.*

Num. 13- 8 De tribu Issachar, Igal filium Joseph

JOSEPH III. *Filius Asaph.*

1 *Par.* 25- 2 De filiis Asaph: Zachur, et Joseph
- 9 Egressaque est sors prima Joseph, qui erat de Asaph

JOSEPH IV.

Vir e semine sacerdotali, et e stirpe Josue filii Josedec. Cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 12-14 Milicho, Jonathan: Sebeniæ, Joseph

JOSEPH V. *Filius Oziæ, et proavus Judith.*

Judith. 8- 1 Filii Idox, filii Joseph, filii Oziæ

JOSEPH VI.

Unus ex eorum numero qui uxores alienigenas duxerant, quas postea dimiserunt.

1 *Esdr.* 10-42 Sellum, Amaria, Joseph

JOSEPH VII.

Sanctus Joseph, sponsus beatæ Virginis Mariæ, matris Jesu Christi; de stirpe et progenie David. Vir justus et castus; vitam suam et familiæ sustentabat opera manuum suarum, faber enim erat lignarius in civitate Nazareth. Incertum est tempus mortis ejus; obiisse

ante passionem Jesu Christi, id saltem scimus. Vid. Jesus Christus *et* Joannes Evangelista.

Matth. 1-16 Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ
-18 Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph
-19 Joseph autem vir ejus, cum esset justus
-20 Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam
-24 Exurgens autem Joseph a somno, fecit sicut præcepit ei Angelus Domini
2-13 Ecce Angelus Do. apparuit in somnis Joseph
-19 Ecce Angelus Do. apparuit in somnis Joseph
Luc. 1-27 Viro, cui nomen erat Joseph, de domo David
2- 4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa
-16 Invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem
3-23 Ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Heli
4-22 Dicebant : Nonne hic est filius Joseph?
Joan. 1-45 Invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth
6-42 Dicebant : Nonne hic est Jesus filius Joseph

JOSEPH VIII.

Pater Janne, et filius Mathathiæ. Inter majores Jesu Christi computatur.

Luc. 3-24 Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Joseph

JOSEPH IX.

Pater Semei, filius Juda. Inter majores Jesu Christi computatur.

Luc. 3-26 Qui fuit Semeï, qui fuit Joseph, qui fuit Juda

JOSEPH X.

Pater Juda, filiusque Jona. Is et ipse inter majores Jesu Christi numeratur.

Luc. 3-30 Qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui fuit Jona

JOSEPH XI.

Filius Mariæ, uxoris Cleophæ; frater sancti Jacobi Minoris, cognatusque Jesu Christi, siquidem mater ejus beatæ Virginis erat soror; vel ut alii putant, soror Joseph sponsi beatæ Virginis.

Matth. 13-55 Fratres ejus, Jacobus, et Joseph, et Simon
27-56 Maria Jacobi et Joseph mater
Marc. 6- 3 Frater Jacobi, et Joseph, et Judæ
15-40 Maria Jacobi Minoris et Joseph mater
-47 Maria autem Magdalene, et Maria Joseph, aspiciebant ubi poneretur

JOSEPH XII.

Ab Arimathæa, civitate tribus Juda, homo dives, nobilis decurio, bonus et justus, qui expectans regnum Dei, discipulus erat Jesu Christi, occultus autem propter metum Judæorum. Expressit Scriptura eum esse divitem et nobilem senatorem, ad explanandum cur ausus fuerit Christi corpus a præside postulare. Accessit ergo confidenter ad Pilatum, et petiit corpus Jesu ut illud ante sabbatum sepeliret; non licebat enim damnatorum corpora sine judicis auctoritate deponere. Tunc Pilatus, cum ex centurione cognovisset Christum vere esse mortuum cavebat (ne qua fraude facta supplicio vivus eriperetur), jussit reddi corpus, quod depositum de cruce, involvit Joseph in sindone nova quam emerat, et posuit illud in sepulcro etiam novo in petra exciso, in horto quem habebat prope montem Calvarium, et admovit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit. Ecclesia Græca itemque et Latina festivitatem sancti Joseph Arimathæi celebrant die Julii trigesima prima.

Matth. 27-57 Homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph
-59 Joseph involvit illud in sindone munda
Marc. 15-43 Venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio
-45 Et cum cognovisset a centurione, donavit corpus Joseph
-46 Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum
Luc. 23-50 Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio
Joan. 19-38 Rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæa

JOSEPH XIII.

Vocabatur iste Barsabas, qui cognominatus est Justus. Vox Barsabas *significat* filium Sabæ. *Fortasse Alphæus etiam vocabatur Sabas: nam aliqui putant hunc Joseph fuisse fratrem Jacobi Minoris, et in Catalogo nostro est* Joseph XI. *Potest etiam vox Sabas accipi non ut nomen proprium, sed ut appellativum, significans, vel* juramentum, *vel* saturitatem, *vel* reversionem, *ita ut Barsabas sit cognomentum, et significet* filium juramenti, *etc. Cognominatus est Justus, ob insignem justitiam et sanctitatem. Apostoli cæterique fideles et discipuli Jesu Christi statuerunt duos viros, hunc nempe Joseph et Mathiam, ut unus e duobus acciperet locum ministerii et apostolatus, de quo prolapsus erat Judas prævaricationis et sceleris sui causa; et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Mathiam.*

Act. 1-23 Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Barsabas

JOSEPH XIV.

Qui cognominatus est Barnabas ab Apostolis, Judæus religione et gente, Cyprius autem habitatione et genere. Nam Judæi post tot captivitates sparsi erant per universum orbem, et ubique gentium domos fixerant. Habebat agrum, vel in Cypro, vel in Judæa, quem vendidit, cujusque allatum pretium posuit ante pedes Apostolorum.

Act. 4-36 Joseph autem, qui cognominatus est Barnabas

JOSEPHUS *vel* JOSEPH XV.

Filius Zachariæ. Cum audisset Judas Machabæus Israelitas qui fugientes petiverant Dathma munitionem in monte Galaad, circumventos esse obsidione a gentibus Galaad, surrexit, et abiit cum fratre suo eos liberaturus. Reliquit autem Josephum filium Zachariæ et Azariam duces populi cum residuo exercitu in Judæa ad custodiam, usquedum pace facta rediret.

1 Mac. 5-18 Et reliquit Josephum filium Zachariæ
-56 Audivit Josephus Zachariæ filius
-60 Et fugati sunt Josephus et Azarias

JOSEPHUS *vel* JOSEPH XVI.

Anno mundi 3892, *Romæ* 592, *ante J. Ch.* 162. *Filius tertius Mathathiæ, frater Judæ, Simonis et Jonathæ.*

2 Mac. 8-22 Constituit... Simonem, et Josephum
10-19 Relicto Simone, et Josepho, itemq. Zachæo

JOSIAS I.

Anno mundi 3394, *Romæ* 94, *ante J. Ch.* 660. *Rex Juda, filius Amon filii Manasse. Nativitatem ejus nomenque ipsius pene trecentis quadraginta annis ante exitum annuntiavit homo Dei coram rege Jeroboam stante super altare idolorum; imo et prædixit Josiam idola Jeroboam et altaria deleturum. Tetenderunt regi Amon insidias servi, et interfecerunt eum in domo sua; et regnavit Josias filius ejus pro eo. Octo annorum erat Josias cum regnare cœpit; triginta et uno anno regnavit in Jerusalem. Nomen matris ejus Idida, filia Hadaia de Besecath. Fecit quod placitum erat coram Domino, et ambulavit per omnes vias David patris sui; non declinavit ad dexteram, sive ad sinistram; templum ac cultum Dei instaurandum curavit; Dominum de libro Deuteronomii ab Helcia reperto consulens, per Holdam prophetissam, responsum accepit inducenda super Judam scripta in eo mala propter neglectum a patribus Dei cultum, ipsum tamen prius in pace moriturum. Deuteronomium coram populo legit, percussoque cum Domino fœdere, ac destructis abominationibus occisisque sacerdotibus Baal, et eversis aris, rex præcepit Pascha celebrari; et nunquam tale Phase celebratum est a diebus judicum et omnium dierum regum Israel et regum Juda, sicut in anno octavo decimo regis Josiæ factum est Phase istud Domino in Jerusalem. In diebus ejus ascendit Pharao Nechao rex Ægypti contra regem Assyriorum ad flumen Euphraten. Josias nolens acquiescere regi Nechao, Dei voluntatem ei annuntianti, abiit in occursum ejus, et vulneratus in Mageddo interiit. Quoad ejus filios et successores, vide Schema ad verbum* Jechonias.

3 Reg. 13- 2 Filius nascetur domui David, Josias nomine
4 Reg. 21-24 Constituerunt sibi regem Josiam filium ejus pro eo
-26 Et regnavit Josias filius ejus pro eo
22- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœpisset
- 3 Anno autem octavo decimo regis Josiæ
23-16 Et conversus Josias, vidit ibi sepulcra
-19 Omnia fana excelsorum... abstulit Josias
-23 Sicut in octavo decimo anno regis Josiæ factum est Phase
-24 Sed et pythones, et ariolos... abstulit Josias
-28 Reliqua autem sermonum Josiæ et universa
-29 Et abiit Josias rex in occursum ejus
4 Reg. 23-30 Tulitq. populus terræ Joachaz filium Josiæ
-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ pro Josia patre ejus
1 Par. 3-14 Manasses genuit Amon patrem Josiæ
-15 Filii autem Josiæ fuerunt, primogenitus Johanan
2 Par. 33-25 Constituit regem Josiam filium ejus pro eo
34- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœpisset
-33 Abstulit ergo Josias cunctas abominationes
35- 1 Fecit autem Josias in Jerusalem Phase
- 7 Dedit præterea Josias omni populo
-16 Juxta præceptum regis Josiæ
-18 Nec quisquam... fecit Phase sicut Josias
-19 Octavo decimo anno regni Josiæ hoc Phase celebratum est
-20 Postquam instauraverat Josias templum
Et processit in occursum ejus Josias
-22 Noluit Josias reverti, sed præparavit contra eum bellum
-25 Lamentationes super Josiam replicant
-26 Reliqua autem sermonum Josiæ
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz filium Josiæ
Eccli. 49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris facta
- 5 Præter David, et Ezechiam, et Josiam
Jerem. 1- 2 In diebus Josiæ filii Amon regis Juda
- 3 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
Undecimi anni Sedeciæ filii Josiæ regis Juda
3- 6 Dixit Dominus ad me in diebus Josiæ regis
22-11 Hæc dicit Dominus ad Sellum filium Josiæ regem Juda, qui regnavit pro Josia patre
-18 Hæc dicit Dominus ad Joakim filium Josiæ regem Juda
25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Ammon
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis Juda
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis Juda
35- 1 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
36- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 2 Ex diebus Josiæ usque ad diem hanc
- 9 In anno quinto Joakim filii Josiæ regis Juda
37- 1 Regnavit rex Sedecias filius Josiæ
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ
46- 2 In quarto anno Joakim filii Josiæ
Baruc. 1- 8 Quæ fecit Sedecias filius Josiæ rex Juda
Soph. 1- 1 In diebus Josiæ filii Amon regis Judæ
Matth. 1-10 Amon autem genuit Josiam
-11 Josias autem genuit Jechoniam

JOSIAS II.

Filius Sophoniæ, qui ascenderat de captivitate Babylonis, et in cujus domo jussus est Zacharias sumere argentum et aurum, et facere coronas quas poneret in capite Jesu filii Josedec sacerdotis magni.

Zach. 6-10 Et intrabis domum Josiæ, filii Sophoniæ

JOSPHIA.

Pater Selomith, qui ascendit de captivitate Babylonis, et cum eo centum sexaginta viri.

1 Esdr. 8-10 De filiis Selomith, filius Josphiæ

JOSUE I.

Filius Nun, princeps in tribu Ephraïm, Osee prius nominatus. Post Moysen dux populi Israelitici, successor tum in gubernatione quam in spiritu prophetico. Vocat eum Scriptura Moysis ministrum. Anno mundi 2544, *ante J. Ch.* 1510. *Amalecitæ, qui ex Esaü prognati odium parentis fovebant contra Israelitas Jacobi filios, venerunt et pugnabant contra Israel in Raphidim; tum enim erat undecima Hebræorum castrametatio ab egressu ex Ægypto per mare Rubrum. Josuë, jussu Moysis, pugnavit contra Amalec, quem fugavit et profligavit. Ascendit cum Moyse in montem Sinaï, ibique fuit quadraginta diebus et quadraginta noctibus, quibus expletis, cum descenderent, primus Josuë audiit tumultum populi vociferantis, populi vitulum adorantis. Æmulatus pro Moyse, nolens alios præter Moysen prophetare, prohiberi petiit Eldad et Medad prophetantes, cui respondit Moyses :* Quis tribuat ut omnis populus prophetet, et det eis Dominus spiritum suum? *Caleb et Josuë missi de Cades-Barne ad considerandam terram promissionis, laudant eam coram populo, quos ipsi volebat lapidare, nisi adfuisset Dominus. Legere est in lib. Num. et in lib. Josue universa quæ fecit, imprimis electionem ejus ut ingrederetur terram Chanaan, introduceret popu-*

lum, et eam divideret populo. Animatus a Domino, terram Chanaan invasit Josuë. Exaltavit et magnificavit eum Deus coram Israelitis, faciens mirabilia coram eis, quibus agnoscerent se esse cum ipso duce, ita ut Josuë temporibus nemo Israelitis resistere valeret. Sol et luna steterunt eo imperante; denique ne unum quidem verbum prætermisit eorum quæ præceperat ei Moyses, quin compleverit. Cum jam esset centum et decem annorum, et jamjam esset moriturus, congregavit omnem populum, quem dehortatus est a commixtione gentium; et commemoratis Dei beneficiis, ad observantiam legis hortatus est eos, et post hæc comitia, dimisso populo, reversus domum suam, excessit e vita. Sepelierunt eum in finibus possessionis suæ in Thamnathsare, quæ sita est in monte Ephraim, a Septentrionali parte montis Gaas.

Exod. 17- 9 Dixitque Moyses ad Josuë : Elige viros
-10 Fecit Josuë ut locutus erat Moyses
-13 Fugavitque Josuë Amalec, et populum ej.
-14 Scribe hoc... et trade auribus Josuë
24-13 Surrexerunt Moyses et Josuë minister ejus
32-17 Audiens autem Josuë tumultum populi
33-11 Josuë filius Nun, puer, non recedebat de tabernaculo
Num. 11-28 Statim Josuë filius Nun, minister Moysi
13-17 Vocavitque Osee filium Nun, Josuë
14- 6 At vero Josuë filius Nun, et Caleb
-30 Præter Caleb filium Jephone, et Josuë filium Nun
-38 Josuë a. filius Nun, et Caleb filius Jephone
26-65 Nisi Caleb filius Jephone, et Josuë filius Nun
27-18 Tolle Josuë filium Nun, virum in quo est Spiritus
-22 Cumque tulisset Josuë, statuit eum coram
32-12 Præter Caleb... et Josuë filium Nun
-28 Præcepit ergo Moyses... et Josuë filio Nun
34-17 Eleazar sacerdos, et Josuë filius Nun
Deut. 1-38 Sed Josuë filius Nun minister tuus
3-21 Josuë quoq. in tempore illo præcepi, dicens
-28 Præcipe Josuë, et corrobora eum atque conforta
31- 3 Josuë iste transibit ante te, sicut locutus est
- 7 Vocavitque Moyses Josuë, et dixit ei
-14 Voca Josuë, et state in tabernaculo testim.
-23 Præcepitque Dominus Josuë filio Nun, et ait
32-44 Ipse et Josuë filius Nun
34- 9 Josuë vero filius Nun repletus est spiritu
Josue. 1- 1 Ut loqueretur Dominus ad Josuë filium Nun
-10 Præcepitque Josuë principibus populi
-16 Responderuntque ad Josuë, atq. dixerunt
2- 1 Misit igitur Josuë filius Nun de Setim
-23 Venerunt ad Josuë filium Nun, narraveruntque ei
3- 1 Igitur Josuë de nocte consurgens movit castra
- 5 Dixitque Josuë ad populum : Sanctificamini
- 7 Dixitque Dom. ad Josuë : Hodie incipiam
- 9 Dixitque Josuë ad filios Israël : Accedite
4- 1 Quibus transgressis, dixit Dominus ad Josuë
- 4 Vocavitque Josuë duodecim viros
- 8 Fecerunt ergo filii Israël sicut præcepit eis Josuë
- 9 Lapides posuit Josuë in medio Jordanis alveo
-10 Donec omnia complerentur, quæ Josuë... præceperat Dominus
-14 In die illo magnificavit Dominus Josuë coram omni Israël
-20 Duodecim quoque lapides... posuit Josuë in Galgalis
5- 2 Eo tempore ait Dominus ad Josuë : Fac tibi cultros lapideos
- 7 Et circumcisi sunt a Josuë
- 9 Dixitque Dominus ad Josuë : Hodie abstuli
-13 Cum aut. esset Josuë in agro urbis Jericho
-15 Cecidit Josuë pronus in terram
-16 Fecitque Josuë ut sibi fuerat imperatum
6- 2 Dixitque Dominus ad Josuë : Ecce dedi in manu tua Jericho
- 6 Vocavit ergo Josuë filius Nun sacerdotes
- 8 Cumque Josuë verba finisset
-10 Præceperat autem Josuë populo, dicens
-12 Igitur Josuë de nocte consurgente
-16 Dixit Josuë ad omnem Israël : Vociferamini
-22 Dixit Josuë : Ingredimini domum mulieris
-25 Rahab vero meretricem...fecit Josuë vivere
In tempore illo imprecatus est Josuë
-27 Fuit ergo Dominus cum Josuë
7- 2 Cumque mitteret Josuë de Jericho viros
- 6 Josuë vero scidit vestimenta sua

Josue. 7- 7 Et dixit Josuë : Heu Domine Deus
-10 Dixitque Dom. ad Josuë : Surge, cur jaces
-16 Surgens itaque Josuë mane, applicuit Israël
-19 Et ait Josuë ad Achan : Fili mi, da gloriam
-20 Responditque Achan Josuë, et dixit ei
-22 Misit ergo Josuë ministros : qui currentes
-23 Auferentesque de tentorio tulerunt ea ad Josuë
-24 Tollens itaque Josuë Achan filium Zare
-25 Ubi dixit Josuë : Quia turbasti nos, exturbet te
8- 1 Dixit autem Dominus ad Josuë : Ne timeas
- 3 Surrexitq. Josuë, et omnis exercitus bellat.
- 9 Josuë a. nocte illa in medio mansit populi
-13 Abiit ergo Josuë nocte illa, et stetit
-15 Josuë vero et omnis Israël cesserunt loco
-18 Dixit Dominus ad Josuë : Leva clypeum
-20 Viri autem civitatis, qui persequebantur Josuë
-21 Vidensque Josuë... quod capta esset civitas
-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt viventem, et obtulerunt Josuë
-26 Josuë vero non contraxit manum
-27 Sicut præceperat Dominus Josuë
-29 Præcepitque Josuë, et deposuerunt cadaver
-30 Tunc ædificavit Josuë altare Do. Deo Israël
9- 3 Ut pugnarent contra Josuë et Israël uno animo
- 2 Audientes cuncta quæ fecerat Josuë
- 6 Perrexeruntque ad Josuë, qui tunc morabatur
- 8 At illi ad Josuë : Servi, inquiunt, tui sumus
Quibus Josuë ait : Quinam estis vos?
-15 Fecitque Josuë cum eis pacem
-22 Vocavit Gabaonitas Josuë, et dixit eis
-26 Fecit ergo Josuë ut dixerat, et liberavit eos
10- 1 Quod scilicet cepisset Josuë Haï
- 4 Quare transfugerit ad Josuë, et ad filios Israël
- 6 Habitatores a. Gabaon... miserunt ad Josuë
- 7 Ascenditq. Josuë de Galgalis, et om. exerc.
- 8 Dixitque Dominus ad Josuë : Ne timeas eos
- 9 Irruit itaque Josuë super eos repente
-12 Tunc locutus est Josuë Domino
-15 Reversusque est Josuë cum omni Israël
-17 Nuntiatumq. est Josuë, quod inventi essent
-21 Reversusque est omnis exercitus ad Josuë
-22 Præcepitque Josuë, dicens : Aperite os speluncæ
-26 Percussitque Josuë, et interfecit eos
-28 Eodem quoque die Macedam cepit Josuë
-33 Quem percussit Josuë cum omni populo ej.
-40 Percussit itaque Josuë omnem terram
11- 6 Dixitque Dom. ad Josuë : Ne timeas eos
- 7 Venitque Josuë, et omnis exercitus cum eo
-15 Ita præcepit Moyses Josuë
-16 Cepit itaque Josuë omnem terram montanam
-18 Pugnavit Josuë contra reges istos
-21 In illo tempore venit Josuë, et interfecit
-23 Cepit ergo Josuë omnem terram
12- 7 Hi sunt reges terræ, quos percussit Josuë
Tradiditque eam Josuë in possessionem tribubus Israël
13- 1 Josuë senex, provectæque ætatis erat
14- 1 Eleazar sacerdos et Josuë filius Nun
- 6 Accesserunt itaque filii Juda ad Josuë in Galgala
-13 Benedixitq. ei Josuë : et tradidit ei Hebron
17- 4 Veneruntque in conspectu Eleazari sacerdotis, et Josuë filii Nun, et principum
-14 Locutique sunt filii Joseph ad Josuë
-15 Ad quos Josuë ait : Si populus multus es
-17 Dixitq. Josuë ad domum Joseph, Ephraïm
18- 3 Ad quos Josuë ait : Usquequo marcetis
- 8 Præcepit eis Josuë, dicens : Circuite terram
- 9 Reversique sunt ad Josuë in castra Silo
19-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë filio Nun
-51 Hæ sunt possessiones, quas sorte diviserunt Eleazar sacerdos et Josuë filius Nun
20- 1 Et locutus est Dominus ad Josuë, dicens
21- 1 Accesseruntque... ad Eleazarum sacerdotem, et Josuë filium Nun
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josuë civitates
22- 1 Eodem tempore vocavit Josuë Rubenitas
- 6 Benedixitque eis Josuë, et dimisit eos
- 7 Dedit Josuë sortem inter cæteros fratres s.
23- 1 Et Josuë jam longævo, et persenilis ætatis
- 2 Vocavit Josuë o. Israelem majoresque natu
24- 1 Congregavitque Josuë omnes tribus Israël
-19 Dixitque Josuë ad populum : Non poteritis
-21 Dixitque populus ad Josuë : Nequaquam
-22 Josuë ad populum, Testes, inquit, vos estis

Josue. 24-24 Dixitque populus ad Josuë : Domino Deo nostro serviemus
-25 Percussit ergo Josuë in die illo fœdus
-29 Et post hæc mortuus est Josuë filius Nun
-31 Servivitque Israël Domino cunctis diebus Josuë, et seniorum, qui longo vixerunt tempore post Josuë
Judic. 1- 1 Post mortem Josuë consuluerunt filii Israël
2- 8 Mortuus est autem Josuë filius Nun
-21 Gentes, quas dimisit Josuë, et mortuus est
-23 Subvertere noluit, nec tradidit in manus Josuë
3 *Reg.* 16-34 Quod locutus fuerat in manu Josuë filii Nun
1 *Par.* 2-27 Ortus est Nun, qui habuit filium Josuë
2 *Esdr.* 8-17 Non enim fecerant a diebus Josuë filii Nun

JOSUE II.

Anno mundi 2940. *Vir Bethsamita, in cujus agro stetit arca Domini, cum eam per vaccas, quæ vitulos lactabant, dimiserunt Philisthæi. Levitæ deposuerunt arcam Dei, et posuerunt super lapidem grandem. Putat sanctus Hieronymus ex Hebræorum traditione super hunc lapidem Abraham olim victimas sanctificasse, ideoque notatum esse a sacri textus auctore lapidem illum post tot sæcula adhuc extitisse.*

1 *Reg.* 6-14 Plaustrum venit in agrum Josuë Bethsam.
-18 Quæ erat... in agro Josuë Bethsamitis

JOSUE III.

Princeps civitatis Jerusalem, juxta cujus domum erant altaria erecta in honorem idolorum quæ destruxit Josias rex Juda.

4 *Reg.* 23- 8 In introitu ostii Josuë principis civitatis

JOSUE IV.

Filius Josedec magni sacerdotis, magnus et ipse sacerdos, et ex eorum numero qui populum reduxerunt Israeliticum de captivitate Babylonis. Idem etiam alibi dicitur Jesus. In versiculis sequentibus reperire licebit plures ejusdem nominis de filiis sacerdotum et Levitarum.

1 *Esdr.* 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë
- 6 Filii Phahath-Moab filiorum Josuë
-36 Sacerdotes : Filii Jadaïa in domo Josuë
-40 Filii Josuë et Cedmihel... septuaginta quatuor
3- 2 Et surrexit Josuë filius Josedec, et fratres
- 8 Josuë filius Josedec, et reliqui de fratribus
- 9 Stetitque Josuë et filii ejus, et fratres ejus
4- 3 Dixit eis Zorobabel, et Josuë, et reliqui
5- 2 Tunc surrexerunt Zorobabel... et Josuë
8-33 Cumque eis Jozabed filius Josuë et Noadaïa
10-18 De filiis Josuë filii Josedec, et fratres
-31 Et de filiis Herem, Eliezer, Josuë
2 *Esdr.* 3-19 Et ædificavit juxta eum Azer filius Josuë
7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë, Nehemias
-11 Filii Phahath-Moab filiorum Josuë et Joab
-39 Sacerdotes : Filii Idaïa in domo Josuë
-43 Filii Josuë et Cedmihel filiorum
8- 7 Porro Josuë, et Bani, et Serebia, Jamin
9- 4 Surrexerunt... Josuë, et Bani, et Cedmihel
- 5 Et dixerunt Levitæ, Josuë, et Cedmihel
12- 1 Qui ascenderunt cum Zorobabel... et Josuë
-24 Hasebia, Serebia, et Josuë filius Cedmihel

JOTA.

Civitas in tribu Juda. Eadem videtur esse quæ in Josue 21-16 *Jeta appellatur, et est civitas sacerdotalis.*

Josue. 15-55 Maon, et Carmel, et Ziph, et Jota

JOZABAD I.

Anno mundi 3196. *Filius Somer. Nomen servi Joas regis Juda, a quo occisus est ipse Joas in domo sua Mello.*

4 *Reg.* 12-21 Jozachar namque.. et Jozabad filius Somer, servi ejus, percusserunt eum
2 *Par.* 24-26 Insidiati vero sunt ei, Zabad... et Jozabad

JOZABAD II *et* III.

Anno mundi 2979, *ante J. Ch.* 1075. *In eodem versiculo reperiuntur duo principes cognomines, qui transfugerunt de tribu Manasse, ad David, quando reversus est in Siceleg, et secum ducebant mille viros de Manasse.*

1 *Par.* 12-20 Transfugerunt ad eum de Manasse, Ednas, et Jozabad, et Jedihel... et Jozabad, et Eliu

JOZABAD IV.

Filius secundus Obededom, Levita et janitor tabernaculi.

1 *Par.* 26- 4 Filii autem Obededom... Jozabad secundus

JOZABAD V.

Princeps militiæ, nobilis et fortissimus in exercitu Josaphat regis Juda, quique secum habebat centum octoginta millia expeditorum militum.

2 *Par.* 17-18 Post istum etiam Jozabad

JOZABAD VI.

Levita in diebus Ezechiæ regis Juda.

2 *Par.* 31-13 Jozabad quoque, et Eliel, et Jesmachias

JOZABAD VII.

Alter est Levita in diebus Josiæ regis Juda.

2 *Par.* 35- 9 Jehiel, et Jozabad, principes Levitarum

JOZABED.

Plures sunt Levitæ cognomines, qui ascenderunt de captivitate Babylonis.

1 *Esdr.* 8-33 Cumque eis Jozabed filius Josuë
10-22 De filiis Pheshur... Jozabed et Elaza
-23 Et de filiis Levitarum, Jozabed et Semeï
2 *Esdr.* 8- 7 Azarias, Jozabed, Hanan, Phalaïa, Levitæ
11-16 Et Sabathaï et Jozabed : super omnia opera

JOZACHAR.

Filius Semaath, servus Joas regis Juda; qui Jozachar occidit ipsum regem Joas, adjutus a Jozabad conservo. In 2 Paral. 24-26 vocatur Zabad.

4 *Reg.* 12-21 Jozachar namque filius Semaath, et Jozabad

JUBAL.

Filius secundus Lamech ex Ada uxore, fraterque Jabel. Ipse pater fuit canentium cithara et organo, id est, inventor musices.

Gen. 4-21 Et nomen fratris ejus (*Jabel*) Jubal

JUBEO.

Gen. 41-10 Retrudi jussit in carcerem principis militum
42-25 Jussit ministris ut implerent eorum saccos tritico
44- 6 Fecit ille ut jusserat
45-22 Singulis quoque proferri jussit binas stolas
47- 4 Petimusque ut esse nos jubeas servos tuos
-30 Respondit Joseph : Ego faciam quod jussisti
Exod. 19-23 Tu enim testificatus es, et jussisti, dicens
32- 3 Fecitque populus quæ jusserat
35- 1 Hæc sunt quæ jussit Dominus fieri
-29 Quæ jusserat Dominus per manum Moysi
36- 6 Jussit ergo Moyses præconis voce cantari
38-22 Domino per Moysen jubente, compleverat
39-40 Et in tectum fœderis jussa sunt fieri
40-25 Sicut jusserat Dominus Moysi
Levit. 8- 5 Iste est sermo, quem jussit Dominus fieri
-13 Imposuitque mitras, ut jusserat Dominus
9- 5 Tulerunt ergo cuncta quæ jusserat Moyses
14- 5 Et unum ex passeribus immolari jubebit
-40 Jubebit erui lapides in quibus lepra est
24-12 Donec nossent quid juberet Dominus
Num. 4-27 Jubente Aaron et filiis ejus, portabunt
6-20 Sicut pectusculum, quod separari jussum est
15-23 A die qua cœpit jubere et ultra
23-12 Possum loqui, nisi quod jusserit Dominus ?
32-25 Faciemus quod jubet dominus noster
33-38 Ascenditq. Aaron sacerdos in montem Hor, jubente Domino
34-13 Quam jussit Dominus dari novem tribubus
Deut. 15- 5 Si tamen... et custodieris universa quæ jussit
26-13 Dedi illud Levitæ... sicut jussisti mihi
34- 5 Mortuus est ibi Moyses... jubente Domino
Josue. 5- 3 Fecit quod jusserat Dominus, et circumcid.
8- 8 Succendite eam, et sic omnia facietis, ut jussi
-35 Nihil ex his quæ Moyses jusserat, reliquit
11-15 Verbum quod jusserat Dominus Moysi
Ruth. 2- 2 Si jubes, vadam in agrum, et colligam spicas
1 *Reg.* 16-16 Jubeat dominus noster, et servi tui..quærent
30-21 Et residere eos jusserat in torrente Besor
2 *Reg.* 9-11 Sicut jussisti, domine mi rex, servo tuo, sic faciet servus tuus
14- 8 Vade in domum tuam, et ego jubebo pro te
3 *Reg.* 2-46 Jussit itaque rex Banaiæ filio Joiadæ
4 *Reg.* 10- 5 Servi tui sumus, quæcumq. jusseris faciemus
1 *Par.* 14-12 Dereliqueruntque ibi deos suos, quos David jussit exuri
21- 7 Displicuit autem Deo quod jussum erat
-17 Ego sum, qui jussi ut numeraretur populus ?
2 *Par.* 4- 7 Secundum speciem qua jussa erant fieri
16-10 Videntem, jussit eum mitti in nervum
29-27 Et jussit Ezechias ut offerrent holocausta
2 *Par.* 30- 6 Juxta id, quod rex jusserat, prædicantes
36-22 Qui jussit prædicari in universo regno suo
1 *Esdr.* 4-21 Donec si forte a me jussum fuerit
5-17 Utrumnam a Cyro rege jussum fuerit
6-14 Et construxerunt jubente Deo Israël
Tobiæ. 1-22 At ubi nuntiatum est regi, jussit eum occidi
2- 8 Jam hujus rei causa interfici jussus es
6- 7 Habebunt ista, quæ de pisce servare jussisti ?
8-11 Accersiri jussit Raguel servos suos
Judith. 6-13 Jusserit eum Israelitis hac de causa tradi
Achior diversis jubeat interire suppliciis
10-20 Et elevaverunt eam... jubente domino suo
11- 7 Nec illud ignoratur, quod ei jusseris evenire
12- 1 Tunc jussit eam introire ubi repositi erant thesauri ejus, et jussit illic manere eam
13-11 Jussit ut mitteret illud in peram suam
-16 Ascendens in eminentiorem locum, jussit fieri silentium
Esth. 1- 5 Jussit septem diebus convivium præparari
-17 Rex Assuerus jussit ut regina Vasthi intraret
2- 4 Et ita, ut suggesserant, jussit fieri
-14 Nisi voluisset rex, et eam venire jussisset
-18 Jussit convivium præparari permagnificum
3-12 Scriptum est, ut jusserat Aman, ad omnes
4-10 Quæ respondit ei, et jussit ut diceret Mardochæo
5-14 Cæteri amici : Jube parari excelsam trabem
Et jussit excelsam parari crucem
6- 1 Jussitq. sibi afferri historias et annales prior.
- 4 Ut.. et juberet Mardochæum affigi patibulo
8- 2 Tulitque rex annulum, quem ab Aman recipi jusserat, et tradidit Mardochæo
- 3 Machinationes ejus pessimas... juberet irritas fieri
- 7 Concessi Esther, et ipsum jussi affigi cruci
9-12 Quid ultra postulas, et quid vis ut fieri jubeam ?
12- 3 Confessos jussit duci ad mortem
13- 6 Jussimus, ut quoscumque Aman.. monstraverit
16- 9 Nec putare debetis, si diversa jubeamus
Job. 37-13 Sive in quocumque loco misericordiæ suæ eas jusserit inveniri
Eccli. 45- 3 Et jussit illi coram populo suo, et ostendit
Isai. 38-21 Et jussit Isaïas ut tollerent massam de ficis
Jerem. 38-26 Ne me reduci juberet in domum Jonathan
Thren. 3-37 Qui dixit ut fieret, Domino non jubente
Dan. 3-20 Et viris fortissimis de exercitu suo jussit
5-29 Jubente rege indutus est Daniel purpura
6-24 Jubente autem rege, adducti sunt viri illi
13-18 Et egressæ sunt... ut afferrent quæ jusserat
-32 At iniqui illi jusserunt ut discooperiretur
-56 Et, amoto eo, jussit venire alium, et dixit ei
1 *Mac.* 1-49 Et jussit coinquinari sancta, et sanctum pop.
-50 Et jussit ædificari aras, et templa, et idola
-54 Et jusserunt civitatibus Juda sacrificare
10- 6 Et obsides, qui erant in arce, jussit tradi ei
-62 Et jussit spoliari Jonathan vestibus suis
11-23 Ut audivit autem Jonathas, jussit obsidere
13-17 Jussit tamen dari argentum, et pueros
2 *Mac.* 1-21 Jussit eos haurire, et afferre sibi
Jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua
-31 Nehemias jussit lapides majores perfundi
2- 1 Quod jussit eos ignem accipere qui transmigrabant
- 4 Et arcam jussit propheta... comitari secum
4-38 Per totam civitatem jubet circumduci
5-12 Jussit a. militibus interficere, nec parcere
7- 3 Rex jussit sartagines et ollas æneas succendi
- 4 Jussit ei, qui prior fuerat locutus, amputari linguam
- 5 Jussit ignem admoveri, et adhuc spirantem torreri in sartagine
9- 4 Ideoque jussit agitari currum suum
13- 4 Jussit... apprehensum in eodem loco necari
- 6 Inde in cinerem dejici jussit sacrilegum
14-27 Dicens... jubere tamen Machabæum citius vinctum mittere Antiochiam
-31 Hostias offerentibus, jussit sibi tradi virum
15- 4 In cœlo potens, qui jussit agi septimam diem
-33 Præcisam jussit particulatim avibus dari
Matth. 8-18 Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit ire trans fretum
14- 9 Et eos qui pariter discumbebant, jussit dari
-19 Et cum jussisset turbam discumbere super fœnum
-28 Si tu es, jube me ad te venire super aquas
18-25 Jussit eum dom. ejus venumdari, et uxor.
27-58 Tunc Pilatus jussit reddi corpus
-64 Jube ergo custodiri sepulcrum usque in diem tertium
Marc. 8- 7 Et ipsos benedixit, et jussit apponi
Luc. 8-55 Et jussit illi dari manducare
18-40 Stans autem Jesus jussit illum adduci ad se
Luc. 19-15 Et jussit vocari servos, quibus dedit pecun.
Act. 4-15 Jusserunt autem eos foras... secedere
5-34 Jussit foras ad breve homines fieri
8-38 Et jussit stare currum : et descenderunt
10-48 Et jussit eos baptizari in nomine Domini
12-19 Inquisitione facta de custodibus, jussit eos duci
16-22 Scissis tunicis eor., jusserunt eos virgis cædi
21-33 Et jussit eum alligari catenis duabus
-34 Jussit duci eum in castra
22-24 Jussit tribunus induci eum in castra
-30 Jussit sacerdotes convenire, et omne concil.
23- 3 Et contra legem jubes me percuti ?
-10 Jussit milites descendere, et rapere eum
-35 Jussitque in prætorio Herodis custodiri eum
24- 8 Jubens accusatores ejus ad te venire
-23 Jussitque centurioni custodire eum
25- 3 Ut juberet perduci eum in Jerusalem
- 6 Sedit pro tribunali, et jussit Paulum adduci
-17 Sedens pro tribunali, jussi adduci virum
-21 Jussi servari eum, donec mittam Deum ad Cæsarem
-23 Jubente Festo, adductus est Paulus
27-43 Jussitq. eos, qui possent natare, emittere se

JUBILÆUS.

A voce Hebraïca Jobel, *quæ significat* adducere, *sed cum gaudio, lætitia et jubilo, videlicet annus adducens lætitiam libertatis, rei scilicet lætæ, et omnium votis expetitæ. Anno quadragesimo nono exeunte, Hebræi buccina clangebant, et promulgabant annum sequentem quinquagesimum fore jubilæi annum, et sacratum Deo, omnesque habitatores esse liberos, qui prius erant servi. Tunc enim fiebant domini et sui et possessionum quas vendiderant, et ad suos revertebantur. Bona omnia immobilia, agros, domos, vineas, etc., etc., quæ tempore jubilæi redibant ad primum dominum, recipiebant sine ullo pretio. Venditio enim non erat absoluta, sed ad tempus, scilicet usque ad annum jubilæi, et quo propius distabat ille annus, res minore pretio vendebatur. Quod indicant verba :* Juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo, et juxta supputationem frugum vendet tibi. Quanto plures anni remanserint post jubilæum, tanto crescet et pretium : et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit; *qui vendit, vendit non fundum, sed proventum. Ista vero venditionis ratio instituta est, ne confunderentur tribus; ut familiæ honestæ et nobiles in sua honestate nobilitateque conservarentur; ut poneretur avaritiæ modus; ut servaretur quædam æqualitas inter Hebræos, utque scirent se non tam dominium habere terræ suæ, quam usum.*

Levit. 25-10 Ipse est enim jubilæus. Revertetur homo
-11 Quia jubilæus est, et quinquagesimus annus
-12 Ob sanctificationem jubilæi, sed statim oblata comedetis
-13 Anno jubilæi redient omnes ad possessiones
-14 Juxta num. annorum jubilæi emes ab eo
-16 Quanto plures anni remanserint post jubilæum
-28 Habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubilæum
-30 Et redimi non poterit, etiam in jubilæo
-31 In jubilæo revertetur ad dominum
-33 In jubilæo revertentur ad dominos
-40 Usq. ad annum jubilæum operabitur apud te
-50 Usque ad annum jubilæum
-51 Anni qui remanent usque ad jubilæum
-54 Anno jubilæo egredietur cum liberis suis
27-17 Si statim ab anno incipientis jubilæi voverit agrum
-18 Juxta annor... numerum usq. ad jubilæum
-21 Quia cum jubilæi venerit dies, sanctificatus
-23 Juxta annorum numerum usq. ad jubilæum
-24 In jubilæo a. revertetur ad priorem dom.
Num. 36- 4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit
Josue. 6- 4 Septimo autem die sacerdotes tollant septem buccinas, quarum usus est in jubilæo
- 6 Tollant septem jubilæorum buccinas
-13 Septem buccinas, quarum in jubilæo usus est

JUBILATIO.

Psal. 88-16 Beatus populus, qui scit jubilationem
150- 5 Laudate eum in cymbalis jubilationis

JUBILO.

Job. 38- 7 Cum me laudarent... et jubilarent omnes filii Dei

Psal. 46- 2 Jubilate Deo in voce exultationis
65- 1 Jubilate Deo, omnis terra
80- 2 Exultate Deo... jubilate Deo Jacob
94- 1 Jubilemus Deo salutari nostro
- 2 In confessione: et in psalmis jubilemus ei
97- 4 Jubilate Deo, omnis terra: cantate, et exultate
- 6 Jubilate in conspectu regis Domini
99- 1 Jubilate Deo, omnis terra: servite Dom.
Isai. 16-10 Et in vineis non exultabit neque jubilabit
44-23 Jubilate, extrema terræ, resonate, montes
49-13 Exulta, terra; jubilate, montes, laudem
Soph. 3-14 Lauda, filia Sion: jubila, Israel: lætare
Zach. 9- 9 Exulta satis, filia Sion; jubila, filia Jerusalem

JUBILUM.

2 Reg. 6-15 Ducebant arcam testamenti Dom. in jubilo
1 Par. 15-28 Deducebant arcam fœderis Dom. in jubilo
2 Par. 15-14 Juraveruntq. Domino voce magna in jubilo
Job. 8-21 Donec impleatur... et labia tua jubilo
33-26 Et videbit faciem ejus in jubilo
Psal. 46- 6 Ascendit Deus in jubilo: et Dominus

JUCADAM.

Inter Jezrahel et Zanoe urbs est in octava tribus Judæ parte.

Josue. 15-56 Jezraël, et Jucadam, et Zanoë

JUCHAL.

Filius Selemiæ. Hunc Juchal rex Sedecias misit ad Jeremiam prophetam.

Jerem. 37- 3 Misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ
38- 1 Audivit autem Saphatias... et Juchal filius Selemiæ

JUCUNDITAS.

Judith. 12-12 Manducet cum eo, et bibat vinum in jucunditate
-17 Bibe nunc, et accumbe in jucunditate
Prov. 18-22 Et hauriet jucunditatem a Domino
Eccli. 1-18 Jucunditatem atque gaudium dabit
-29 Et postea redditio jucunditatis
15- 6 Jucunditatem et exultationem thesaurizabit
30-23 Jucunditas cordis hæc est vita hominis
31-35 Vinum in jucunditatem creatum est
-41 Et non despicias eum in jucunditate illius
50-25 Det nobis jucunditatem cordis et fieri pacem
Baruc. 2-23 Et auferam a vobis vocem jucunditatis
3-55 Luxerunt ei cum jucunditate, qui fecit illas
4-11 Nutrivi enim illos cum jucunditate
-23 Reducet autem vos mihi Dominus cum gaudio et jucunditate in sempiternum
-29 Adducet vobis sempiternam jucunditatem
-36 Et vide jucunditatem a Deo tibi venientem
5- 9 Adducet enim Deus Israël cum jucunditate
Act. 2-28 Et replebis me jucunditate cum facie tua
Hebr. 11-25 Temporalis peccati habere jucunditatem

JUCUNDOR.

Eccli. 3- 6 Qui honorat patrem suum, jucundabitur in filiis
14- 5 Et non jucundabitur in bonis suis
16- 1 Ne jucunderis in filiis impiis, si multiplic.
19- 6 Et qui jucundatur in malitia, denotabitur
25-10 Homo, qui jucundatur in filiis, vivens
Apoc. 11-10 Gaudebunt super illos, et jucundabuntur

JUCUNDUS, A, UM.

1 Reg. 25-36 Et cor Nabal jucundum: erat enim ebrius
Judith. 12-20 Et jucundus factus est Holophernes ad eam
16-24 Erat a. populus jucundus secundum faciem
Psal. 80- 3 Et date.. psalterium jucundum cum cithara
103-34 Jucundum sit ei eloquium meum
111- 5 Jucundus homo qui miseretur et commodat
118-39 Quia judicia tua jucunda
132- 1 Et quam jucundum habitare fratres in unum
146- 1 Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio
Eccli. 32- 8 Sic numerus musicorum in jucundo et moderato vino
1 Mac. 6-11 Qui jucundus eram, et dilectus in potestate

JUD.

Decima tertia urbium tribus Dan, inter Balaath et Bane descripta.

Josue. 19-45 Et Jud, et Bane, et Barach, et Gethremmon

JUDA *sive* JUDAS.

Anno mundi 2286, *ante J. Ch.* 1768. *Filius quartus Jacob ex Lia uxore, natus est apud Laban in Mesopotamia, et erat natus decem annos, quando reversus est Jacob in terram Chanaan. Ipsi Judæ regnum promissum et datum est, posthabito Ruben primogenito, quod patris lectum ascendisset; posthabitis etiam Simeon et Levi, propter cædem Siphimitarum injustam. Consilio Judæ Joseph venditus est Ismaelitis, ut illum a morte eriperet. Inscius incestum commisit cum Thamar nuru sua. Jam eam comburi præceperat; agnoscens autem culpam suam, Thamar integram confessus est, quam in domum reduci jussit. Se servum obtulit ipsi Joseph, ut ad patrem Benjamin reduceretur, quem susceperat in fidem suam. Quinque filios habuit Juda, nempe Her, Onan et Sela ex uxore sua prima filia Chananæi nomine Sue; et Phares et Zara ex Thamar. Mortui sunt autem Her et Onan in terra Chanaan. Ab eo tribus Juda nomen habet, quæ in partes sive undecim regiones a Josue divisa est; tribus regia, et ex qua nasciturus erat Christus, Australem omnem amplectitur terræ promissæ partem, et a mari Magno ad mare Mortuum protensa, centum et quindecim civitates primum obtinuit; ex quibus etiamsi aliquot tribui Simeonis, et tribui Dan postea concessæ fuerint, nihilominus ipsa omnium duodecim tribuum longe maxima et fortissima valuit. De ea Jacob, Genes. 49-8 et seq. multa vaticinatur, de gloria, et dignitate inter reliquos, de fortitudine, de sceptro quod non esset auferendum huic tribui, donec Messias missus esset; de fertilitate terræ, etc., etc. Ex hac tribu fuere Nahasson filius Aminadab, dux sive princeps* 74,600 *filiorum Juda in deserto, Num.* 1-7 *et* 27; *Caleb filius Jephone, Deo charissimus, explorator terræ Chanaan, et qui eam ingressus est cum* 76,500 *Judæis; Othoniel, inter judices Israel; inter reges, David, Salomon, aliique reges Juda; Zorobabel filius Salathiel primus Judæorum dux post Babylonicam captivitatem, aliique postea duces; Joseph Virginis Mariæ vir, et Christi pater.*

Gen. 29-35 Ob hoc vocavit eum, Judam: cessavitque parere
35-23 Et Levi, et Judas, et Issachar, et Zabulon
37-26 Dixit ergo Judas fratribus suis: Quid nobis
38- 1 Eodem tempore descendens Judas a fratribus suis
- 6 Dedit a. Judas uxorem primog. suo Her
- 7 Fuitq. Her primogenitus Judæ, nequam
- 8 Dixit ergo Judas ad Onan filium suum
-11 Quam ob rem dixit Judas Thamar nurui suæ
-12 Mortua est filia Suë uxor Judæ
-15 Quam cum vidisset Judas, suspicatus est esse meretricem
-18 Ait Judas: Quid tibi vis pro arrhabone dari?
-20 Misit a. Judas hœdum per pastorem suum
-22 Reversus est ad Judam, et dixit ei: Non inveni
-24 Ecce a. post tres menses nuntiaverunt Judæ Dixitq. Judas: Producite eam ut comburatur
43- 8 Judas quoque dixit patri suo: Mitte puerum
44-14 Primusq. Judas cum fratribus ingressus est
-16 Cui Judas: Quid respondebimus, inquit
46-12 Filii Juda: Her, et Onan, et Sela, et Phares
-28 Misit autem Judam ante se ad Joseph
49- 8 Juda, te laudabunt fratres tui
- 9 Catulus leonis Juda: ad prædam, fili mi, ascendisti
-10 Non auferetur sceptrum de Juda
Exod. 31- 2 Ecce, vocavi ex nomine Beseleel... de tribu Juda
35-30 Ecce, vocavit Dominus ex nomine Beseleel filium Uri filii Hur de tribu Juda
38-22 Quæ Beseleel filius Uri filii Hur de tribu Juda... compleverat
Num. 1- 7 De Juda, Nahasson filius Aminadab
-26 De filiis Juda per generationes et familias
2- 3 Ad Orientem Judas figet tentoria per turmas
- 9 Qui in castris Judæ annumerati sunt
7-12 Nahasson filius Aminadab de tribu Juda
10-14 Filii Juda per turmas suas
13- 7 De tribu Juda, Caleb filium Jephone
26-19 Filii Juda, Her et Onan, qui ambo mortui
-20 Fueruntque filii Juda, per cognationes suas
-22 Istæ sunt familiæ Juda
34-19 De tribu Juda, Caleb filius Jephone
Deut. 27-12 Levi, Judas, Issachar, Joseph, et Benjamin
33- 7 Hæc est Judæ benedictio: Audi, Domine, vocem Judæ
34- 2 Omnem terram Juda usq. ad mare novissim.
Josue. 7- 1 Filii Zabdi, filii Zare de tribu Juda
-16 Et inventa est tribus Juda
11-21 Et interfecit Enacim de montanis... et de omni monte Juda et Israel
14- 6 Accesserunt itaque filii Juda ad Josuë
15- 1 Igitur sors filiorum Judæ... ista fuit
-12 Hi sunt termini filiorum Juda per circuitum
Josue. 15-13 Caleb.. dedit partem in medio filiorum Juda
-20 Hæc est possessio tribus filiorum Juda
-21 Civitates ab extremis partibus filiorum Juda
-63 Jebusæum.. non potuerunt filii Juda delere Habitavitq. Jebusæus cum filiis Juda in Jer.
18- 5 Judas sit in terminis suis ab Australi plaga
-11 Ut possiderent terram inter filios Juda
-14 Suntque exitus ejus in Cariath-Baal, quæ vocatur et Cariathiarim, urbem fil. Juda
19- 2 Eorum in medio possessionis filiorum Juda
- 9 In possessione et funiculo filiorum Juda
-34 Et in Juda ad Jordanem contra ortum solis
20- 7 Cariatharbe, ipsa est Hebron, in monte Juda
21- 4 De tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon dedit Josuë civitates
-11 Cariath.. quæ vocatur Hebron, in monte Juda
Judic. 1- 2 Dixitque Dominus: Judas ascendet
- 3 Ait Judas Simeoni fratri s.: Ascende mecum
- 4 Ascenditque Judas, et tradidit Dominus Chananæum
- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem
-10 Pergensque Judas contra Chananæum
-16 Cum filiis Juda, in desertum sortis ejus
-17 Abiit autem Judas cum Simeone fratre suo
-18 Cepitque Judas Gazam cum finibus suis
-19 Fuitque Dominus cum Juda
10- 9 Ut filii Ammon... vastarent Judam et Benj.
15- 9 Ascendentes Philisthiim in terram Juda
-10 Dixeruntque ad eos de tribu Juda
-11 Descend. ergo tria millia virorum de Juda
17- 7 Fuit... alter adolescens de Bethlehem Juda
- 9 Respondit: Levita sum de Bethlehem Juda
18-12 Manserunt in Cariathiarim Judæ
19- 1 Qui accepit uxorem de Bethlehem Juda
-18 Profecti sumus de Bethlehem Juda
20-18 Quibus respondit Do.: Judas sit dux vester
Ruth. 1- 1 Abiitque homo de Bethlehem Juda
- 2 Alter Chelion, Ephrathæi de Bethleh. Juda
- 7 Jam in via revertendi posita in terram Juda
4-12 Domus Phares, quem Thamar peperit Judæ
1 Reg. 11- 8 Virorum autem Juda triginta millia
15- 4 Et decem millia virorum Juda
17- 1 In prælium, convenerunt in Socho Judæ
-12 De Bethlehem Juda, cui nomen erat Isaï
-52 Consurgentes viri Isr. et Juda vociferati sunt
18-16 Omnis autem Israël et Juda diligebat David
22- 5 Proficiscere, et vade in terram Juda
23-23 Perscrutabor eum in cunctis millibus Juda
27- 6 Propter quam causam facta est Siceleg regum Juda
-10 Respondebat David: Contra Meridiem Judæ
30-14 Et contra Judam, et ad Meridiem Caleb
-16 Pro cuncta præda, et spoliis quæ ceperant de terra Philisthiim, et de terra Juda
-26 Et misit dona de præda senioribus Juda proximis suis
2 Reg. 1-18 Et præcepit ut docerent filios Juda arcum
2- 1 Num ascendam in unam de civitatibus Juda?
- 4 Veneruntque viri Juda, et unxerunt ibi David, ut regnaret super domum Juda
- 7 Tamen me unxit domus Juda in regem sibi
-10 Sola autem domus Juda sequebatur David
-11 Imperans in Hebron super domum Juda
3- 8 Numquid caput canis ego sum adversum Judam hodie?
-10 Et elevetur thronus David super Israël, et super Judam
5- 5 Regnavit super Judam septem annis Triginta trib. annis super o. Israël et Judam
6- 2 Univ. populus qui erat cum eo de viris Juda
11-11 Arca Dei et Isr. et Juda habitant in papilion.
12- 8 Dedique tibi domum Israël et Juda
19-11 Dicens: Loquimini ad majores natu Juda
-14 Et inclinavit cor omnium virorum Juda
-15 Et omnis Juda venit usque in Galgalam
-16 Descendit cum viris Juda in occursum reg.
-40 Omnis a. populus Juda traduxerat regem
-41 Quare te furati sunt fratres nostri viri Juda?
-42 Et respondit omnis vir Juda ad viros Israel
-43 Et respondit vir Israël ad viros Juda, et ait Durius a. responderunt viri Juda viris Isr.
20- 2 Viri a. Juda adhæserunt regi suo a Jordane
- 4 Convoca mihi o. viros Juda in diem tertium
- 5 Abiit ergo Amasa ut convocaret Judam
21- 2 Juraverant eis, et voluit Saul percutere eos zelo, quasi pro filiis Israel et Juda
24- 1 Dicentem: Vade, numera Israël et Judam
- 7 Veneruntque ad Meridiem Juda in Bersabee
- 9 Et de Juda quingenta millia pugnatorum
3 Reg. 1- 9 Vocavit... et omnes viros Juda servos regis
-35 Ut sit dux super Israël, et super Judam
2-32 Amasam filium Jether principem exercitus Juda
4-20 Juda et Israël innumerabiles, sicut arena

3 *Reg.* 4-25 Habitabatq. Juda et Israël absque timore
12-17 Quicumque habitabant in civitatibus Juda
-20 Nec secutus est quisquam domum David præter tribum Juda solam
-21 Et congregavit universam domum Juda
-23 Loquere ad Roboam filium Salomonis regem Juda, et ad omnem domum Juda
-27 Ad dominum suum Roboam regem Juda
-32 Solemnitatis, quæ celebrabatur in Juda
13- 1 Et ecce vir Dei venit de Juda in sermone
-12 Per quam abierat vir Dei, qui venerat de Juda
-14 Tu-ne es vir Dei, qui venisti de Juda?
-21 Ad virum Dei, qui venerat de Juda, dicens
14-21 Roboam filius Salomonis regnavit in Juda
-22 Et fecit Judas malum coram Domino
-29 In libro Sermonum dierum regum Juda
15- 1 Regnavit Abiam super Judam
- 7 In libro Verborum dierum regum Juda
- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Israël regnavit Asa rex Juda
-17 Ascendit quoque Baasa rex Israël in Judam
Ut non posset quispiam egredi vel ingredi de parte Asa regis Juda
-22 Rex a. Asa a nuntium misit in omnem Judam
-23 Scripta sunt in libro Verborum dierum Juda
-25 Nadab vero filius Jeroboam regnavit super Israël anno secundo Asa regis Juda
-28 Interfecit ergo illum Baasa in anno tertio Asa regis Juda
-33 Anno tertio Asa regis Juda, regnavit Baasa
16- 8 Anno vigesimo sexto Asa regis Juda
-10 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-15 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-23 Anno trigesimo primo Asa regis Juda
-29 Anno trigesimo octavo Asa regis Juda
19- 3 Venitque in Bersabee Juda, et dimisit ibi puerum
22- 2 Descendit Josaphat rex Juda ad regem Isr.
-10 Rex a. Isr., et Josaphat rex Juda, sedebant
-29 Ascendit itaque rex Israel, et Josaphat rex Juda
-41 Josaphat... regnare cœperat super Judam
-46 In libro Verborum dierum regum Juda
-52 Anno septimo decimo Josaphat regis Juda
4 *Reg.* 1-17 Anno sec. Joram filii Josaphat regis Judæ
3- 1 Anno decimo octavo Josaphat regis Judæ
- 7 Misitque ad Josaphat regem Juda, dicens
- 9 Perrexerunt igitur rex Israël, et rex Juda
-12 Descenditq. ad eum... et Josaphat rex Juda
-14 Quod si non vultum Josaphat regis Judæ erubescerem, non attendissem quidem te
8-16 Anno quinto... et Josaphat regis Juda, regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
-19 Noluit autem Dominus disperdere Judam
-20 Recessit Edom, ne esset sub Juda
-22 Recessit ergo Edom ne esset sub Juda
-23 In libro Verborum dierum regum Juda
-25 Regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-29 Porro Ochozias filius Joram rex Juda
9-16 Et Ochozias rex Juda descenderat ad visit.
-21 Egressus est... et Ochozias rex Juda
-27 Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit
-29 Regnavit Ochozias super Judam
10-13 Invenit fratres Ochoziæ regis Juda
12-18 Tulit Joas rex Juda omnia sanctificata Joram et Ochozias, patres ejus reges Juda
-19 In libro Verborum dierum regum Juda
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ regis Juda, regnavit Joachaz
-10 Anno trigesimo septimo Joas regis Juda
-12 Quomodo pugnaverit contra Amasiam regem Juda
14- 1 Regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 9 Remisitque Joas.. ad Amasiam regem Juda
-10 Provocas malum, ut cadas tu et Judas tecum
-11 Et viderunt se, ipse et Amasias rex Juda, in Bethsames oppido Judæ
-12 Percussusque est Juda coram Israël, et fugerunt
-13 Amasiam vero regem Juda... cepit Joas
-15 Qua pugnavit contra Amasiam regem Juda
-17 Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Juda
-18 In libro Sermonum dierum regum Juda
-21 Tulit a. universus populus Judæ Azariam
-22 Ipse ædificavit Ælath, et restituit eam Judæ
-23 Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas regis Juda, regnavit Jeroboam
-28 Et Emath Judæ in Israel, nonne hæc scripta
15- 1 Regnavit Azarias filius Amasiæ regis Juda
- 6 In libro Verborum dierum regum Juda
- 8 Anno trigesimo octavo Azariæ regis Juda
-32 Regnavit Joatham filius Oziæ regis Juda
-36 In libro Verborum dierum regum Juda
-37 Cœpit Dominus mittere in Judam, Rasin

4 *Reg.* 16- 1 Regnavit Achaz filius Joatham regis Juda
17- 1 Anno duodecimo Achaz regis Juda
-13 Et testificatus est Dom. in Israël et in Juda
-18 Et non remansit nisi tribus Juda tantummodo.
-19 Sed nec ipse Juda custodivit mandata Dom.
18- 1 Regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
- 5 Non fuit similis ei de cunctis regibus Juda
-13 Ad universas civitates Juda munitas
-14 Misit Ezechias rex Juda nuntios ad regem
Indixit itaque rex Assyriorum Ezechiæ regi Judæ trecenta talenta argenti
-22 Et præcepit Judæ et Jerusalem
19-10 Hæc dicite Ezechiæ regi Juda
-30 Quodcumq. reliquum fuerit de domo Juda
20-20 In libro Sermonum dierum regum Juda
21-11 Quia fecit Manasses rex Juda abominationes.
Peccare fecit etiam Judam in immunditiis
-12 Inducam mala super Jerusalem et Judam
-16 Absque peccatis suis, quibus peccare fecit Judam
-17 In libro Sermonum dierum regum Juda
-25 In libro Sermonum dierum regum Juda
22-13 Ite, et consulite Dominum super me, et super populo, et super omni Juda
-16 Omnia verba legis quæ legit rex Juda
-18 Regi a. Juda, qui misit vos ut consuleretis
23- 1 Et congregati sunt ad eum omnes senes Juda
- 2 Ascenditque rex... et omnes viri Juda
- 5 Aruspices, quos posuerant reges Juda ad sacrificandum in excelsis per civitates Juda
- 8 Congregavitque omnes sacerdotes de civitatibus Juda
-11 Abstulit q. equos quos dederant reges Juda
-12 Altaria quoque... quæ fecerant reges Juda
-17 Sepulcrum est hom. Dei, qui venit de Juda
-22 Et om. dierum regum Israël, et regum Juda
-24 Et abominationes, quæ fuerant in terra Juda
-26 Quo iratus est furor ejus contra Judam
-27 Etiam Judam auferam a facie mea
-28 In libro Verborum dierum regum Juda
24- 2 Immisit eos in Judam, ut disperderent eum
- 3 Factum est autem hoc per verbum Domini contra Judam
- 5 In libro Sermonum dierum regum Juda
-12 Egressusque est Joachin rex Juda ad regem
-20 Irascebatur autem Dominus contra Jerusalem et contra Judam
25-21 Et translatus est Juda de terra sua
-22 Populo aut. qui relictus erat in terra Juda
-27 In anno trigesimo septimo transmigrationis Joachin regis Juda
Sublevavit... caput Joachin regis Juda de carcere
1 *Par.* 2- 1 Filii a. Israël : Ruben, Simeon, Levi, Juda
- 3 Filii Juda : Her, Onan, et Sela
Fuit autem Her primogenitus Juda, malus
- 4 Omnes ergo fil.i Juda, quinque
-10 Genuit Nahasson, principem filiorum Juda
4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi
-21 Filii Sela, filii Juda : Her pater Lecha
-27 Non potuit adæquare summam filior. Juda
-41 Venerunt... in diebus Ezechiæ regis Juda
5- 2 Porro Judas, qui erat fortissimus int. fratres
-17 Numerati sunt in diebus Joathan regis Juda
6-15 Quando transtulit Do. Judam et Jerusalem
-55 Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda
-65 Dederuntque per sortem, ex tribu fil. Juda
9- 1 Scripta est in libro Regum Israël et Juda
- 3 Commorati sunt in Jerusalem de filiis Juda
- 4 Omrai, filii Bonni, de filiis Phares filii Juda
12-16 Venerunt a. et de Benjamin, et de Juda
-24 Filii Juda portantes clypeum et hastam
13- 6 Ad collem Cariathiarim, qui est in Juda
21- 5 De Juda a. quadringenta septuag. millia
27-18 Juda, Eliu frater David : Issachar, Amri
28- 4 De Juda enim elegit principes : porro de domo Juda, domum patris mei
2 *Par.* 9-11 Numq. visa sunt in terra Juda ligna talia
10-17 Qui habitabant in civitatibus Juda
11- 1 Et convocavit universam domum Juda et Benjamin
- 3 Loquere ad Roboam fil. Salom. regem Juda
Et ad univ. Israël, qui est in Juda et Benj.
- 5 Et ædificavit civitates muratas in Juda
-10 Et Ajalon, et Hebron, quæ erant in Juda
-12 Et imperavit super Judam et Benjamin
-14 Et transeuntes ad Judam et Jerusalem
-23 Et in cunctis finibus Juda et Benjamin
12- 4 Cepitque civitates munitissimas in Juda
- 5 Ingressus est ad Roboam, et principes Juda
-12 Siquidem et in Juda inventa sunt opera bona
13- 1 Regnavit Abia super Judam
-13 Ignorantem Judam suo ambiebat exercitu
-14 Respiciensque Judas vidit instare bellum

2 *Par.* 13-15 Omnesque viri Juda vociferati sunt
Qui stabat ex adverso Abia, et Juda
-16 Fugeruntque filii Israël Judam
-18 Et vehementissime confortati filii Juda
14- 4 Et præcepit Judæ ut quæreret Dominum
- 5 Abstulit de cunctis urbibus Juda aras et fana
- 6 Ædificavit quoque urbes munitas in Juda
- 7 Dixit a. Judæ : Ædificemus civitates istas
- 8 Portantium scuta et hastas de Juda trecenta
-12 Exterruit itaque Dominus Æthiopes coram Asa et Juda
15- 2 Audite me, Asa, et omnis Juda, et Benjamin
- 8 Et abstulit idola de omni terra Juda
- 9 Congregavitque universum Judam et Benj.
-15 Omnes qui erant in Juda cum execratione
16- 1 Ascendit Baasa rex Israël in Judam
- 6 Porro Asa rex assumpsit universum Judam
- 7 Venit Anani propheta ad Asa regem Juda
-11 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
17- 2 Constituitque militum numeros in cunctis urbibus Juda
Præsidiaque disposuit in terra Juda
- 5 Et dedit omnis Juda munera Josaphat
- 6 Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit
- 7 Ut docerent in civitatibus Juda
- 9 Docebantque populum in Juda
Et circuibant cunctas urbes Juda
-10 Regna terrarum, quæ erant per gyrum Juda
-12 Atque ædificavit in Juda domos ad instar turrium
-13 Et multa opera paravit in urbibus Juda
-14 In Juda principes exercitus, Ednas dux
-19 In urbibus muratis, in universo Juda
18- 3 Dixitque Achab... ad Josaphat regem Juda
- 9 Porro rex Israël, et Josaphat rex Juda
-28 Et Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad
19- 1 Reversus est autem Josaphat rex Juda in domum suam
- 3 Eo quod abstuleris lucos de terra Juda
- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civitatibus Juda munitis per singula loca
-11 Qui est dux in domo Juda, super ea opera erit
20- 3 Et prædicavit jejunium universo Juda
- 4 Congregatusque est Judas ad deprecandum
- 5 Cumq. stetisset Josaphat in medio cœtu Juda
-13 Omnis vero Juda stabat coram Domino
-15 Attendite, omnis Juda, et qui habitatis Jer.
-17 O Juda, et Jerusalem : nolite timere
-18 Josaphat ergo, et Juda, et omnes habitatores Jerusalem
-20 Audite me, viri Juda, et o. habitatores Jer.
-22 Qui egressi fuerant ut pugnarent contra Judam
-24 Porro Juda cum venisset ad speculam
-27 Reversusq. est omnis vir Juda, et habitator.
-31 Regnavit igitur Josaphat super Judam
-35 Post hæc iniit amicitias Josaphat rex Juda
21- 2 Omnes hi, filii Josaphat regis Juda
-3 Cum civitatibus munitissimis in Juda
- 8 Ne esset subditus Judæ
-10 Rebellavit Edom, ne esset sub ditione Juda
-11 Et excelsa fabricatus est in urbibus Juda
Et prævaricari (*fecit*) Judam
-12 Quoniam non ambulasti... in viis Asa regis Juda
-13 Fornicari fecisti Judam, et habitatores Jer.
-17 Et ascenderunt in terram Juda, et vastaver.
22- 1 Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 6 Ochozias filius Joram, rex Juda, descendit
- 8 Invenit principes Juda, et filios fratrum
23- 2 Qui circumeuntes Judam, congregaverunt Levitas de cunctis urbibus Juda
- 8 Fecerunt ergo Levitæ, et universus Juda
24- 5 Et dixit eis : Egredimini ad civitates Juda
- 6 Ut cogeres Levitas inferre de Juda
- 9 Et prædicatum est in Juda et Jerusalem, ut deferrent
-17 Ingressi sunt principes Juda, et adoraverunt
-18 Facta est ira contra Judam et Jerusalem
-23 Venitq. in Judam et Jerusalem, et interfecit
25- 5 Congregavit igitur Amasias Judam
Tribunosq. et centuriones in universo Juda
-10 Illi contra Judam vehementer irati reversi
-12 Decem millia virorum ceperunt filii Juda
-13 Diffusus est in civitatibus Juda, a Samaria
-17 Amasias rex Juda, inito pessimo consilio
-19 Provocas, ut cadas et tu, et Juda tecum
-21 Amasias autem rex Juda erat in Bethsames Juda
-22 Corruitque Juda coram Israël : et fugit
-23 Porro Amasiam regem Juda... cepit Joas
-25 Vixit autem Amasias filius Joas rex Juda
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
26- 1 Omnis autem populus Juda, filium ejus Oziam... constituit regem

2 Par. 26- 2 Ædificavit Aïlath, et restituit eam ditioni Juda
27- 4 Urbes quoque ædificavit in montibus Juda
- 7 Scripta sunt in libro Regum Israel et Juda
28- 6 Occiditque... de Juda centum viginti millia
- 9 Ecce iratus Dominus... contra Juda
-10 Insuper filios Juda et Jerusalem vultis vobis subjicere in servos
-17 Idumæi, et percusserunt multos ex Juda
-18 Per urbes campestres, et ad Meridiem Juda
-19 Humiliaverat enim Dominus Judam propter Achaz regem Juda
-25 In omnibus q. urbibus Juda extruxit aras
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israel
29- 8 Concitatus est itaq. furor Do. super Judam
21 Pro regno, pro sanctuario, pro Juda
30- 1 Misit quoque Ezechias ad omnem Israël et Judam
- 6 Perrexeruntque... in univ. Israël et Judam
-12 In Juda vero facta est manus Domini
-24 Ezechias enim rex Juda præbuerat multitudini mille tauros
-25 Et hilaritate perfusa omnis turba Juda
De terra Israel, et habitantium in Juda
31- 1 Omnis Israël, qui inventus fuerat in urbibus Juda
Non solum de universo Juda et Benjamin
- 6 Sed et filii Israël et Juda, qui habitabant in urbibus Juda
-20 Universa quæ diximus in omni Juda
32- 1 Ingressus Judam, obsedit civitates munitas
8 Confortatusque est populus hujuscemodi verbis Ezechiæ regis Juda
- 9 Ad Ezechiam regem Juda, et ad omnem populum
-12 Et præcepit Juda et Jerusalem, dicens
-23 Deferebant... et munera Ezechiæ regi Juda
-25 Et facta est contra eum ira, et contra Judam
-32 Scripta sunt... in libro Regum Juda et Israël
-33 Et celebravit ejus exequias universus Juda
33- 9 Igitur Manasses seduxit Judam
-14 Constituitque principes exercitus in cunctis civitatibus Juda munitis
-16 Præcepitq. Judæ ut serviret Do. Deo Israël
34- 3 Mundavit Judam et Jerusalem ab excelsis
- 5 Mundavitque Judam et Jerusalem
- 9 Ab omni quoque Juda, et Benjamin
-11 Domorum, quas destruxerant reges Juda
-21 Et orate Dom... pro reliquiis Israel et Juda
-24 Quem legerunt coram rege Juda
-26 Ad regem autem Juda, qui misit vos
-29 Convocatis universis majoribus natu Juda
-30 Unaq. omnes viri Juda et habitatores Jerus.
35-18 Sacerdotibus, et Levitis, et omni Judæ
-21 Ait : Quid mihi et tibi est, rex Juda ?
-24 Universus Juda et Jerusalem luxerunt eum
-27 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israel
36- 4 Constituitque pro eo regem, Eliakim fratrem ejus, super Judam et Jerusalem
- 8 Continentur in libro Regum Juda et Israël
-10 Regem vero constituit Sedeciam patruum ejus super Judam et Jerusalem
1 Esdr. 1- 5 Et surrexerunt principes patrum de Juda
- 8 Et annumeravit ea Sassabasar principi Juda
2- 1 Et reversi sunt in Jerusalem et Judam
3- 9 Et filii ejus, et filii Juda, quasi vir unus
4- 1 Audierunt autem hostes Judæ et Benjamin
- 4 Ut pop. terræ impediret manus populi Judæ
- 6 Adversus habitatores Judæ et Jerusalem
9- 9 Et daret nobis sepem in Juda et Jerusalem
10- 7 Et missa est vox in Juda et in Jerusalem
- 9 Convenerunt igitur omnes viri Juda et Benj.
2 Esdr. 1- 2 Et venit Hanani... ipse et viri ex Juda
4-10 Dixit a. Judas : Debilitata est fortitudo
-16 Et principes post eos in omni domo Juda
5-14 Ut essem dux in terra Juda, ab anno vigesimo
11- 3 Principes provinciæ, qui habitaverunt in Jerusalem, et in civitatibus Juda
- 4 Et in Jerusalem habitaverunt de filiis Juda
De filiis Juda, Athaïas filius Aziam
-20 Sacerdotes et Levitæ in universis civitatibus Juda
-24 De filiis Zara filii Juda in manu regis
-36 Et de Levitis portiones Judæ et Benjamin
12-31 Ascendere autem feci principes Juda super murum
-32 Et ivit... media pars principum Juda
-43 Quia lætificatus est Juda in sacerdotibus
13-12 Omnis Juda apportabat decimam frumenti
-15 Vidi in Juda calcantes torcularia in sabbato
-16 Et vendebant in sabbatis filiis Juda in Jer.
-17 Et objurgavi optimates Juda, et dixi eis
Judith. 4- 1 Qui habitabant in terra Juda, timuerunt
8-34 Et dixit ad eam Ozias princeps Juda : Vade

Esth. 2- 6 Eo tempore, quo Jechoniam regem Juda Nabuchodonosor rex Babyl. transtulerat
11- 4 Quos transtulerat.. cum Jechonia rege Juda
Psal. 47-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
59- 9 Ephr. fortitudo capitis mei. Juda rex meus
67-28 Principes Juda, duces eorum
68-36 Et ædificabuntur civitates Juda
77-68 Sed elegit tribum Juda, montem Sion
96- 8 Et exultaverunt filiæ Judæ, propter judicia
107- 9 Ephr. susceptio capitis mei. Juda rex meus
Prov 25- 1 Quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda
Eccli. 45-31 David regi filio Jesse de tribu Juda
49- 6 Reliquerunt legem Altissimi reges Juda
Isai. 1- 1 Visio Isaiæ... quam vidit super Judam et Jerusalem
In diebus... Achaz, et Ezechiæ, regum Juda
2- 1 Verbum, quod vidit Isaïas, filius Amos, super Juda et Jerusalem
3- 1 Auferet a Jerusalem et a Juda validum
- 8 Ruit enim Jerusalem, et Judas concidit
5- 3 Viri Juda, judicate inter me et vineam meam
- 7 Et vir Juda, germen ejus delectabile
7- 1 In diebus Achaz filii Joathan, filii Oziæ regis Juda, ascendit Rasin
- 6 Ascendamus ad Judam, et suscitemus eum
-17 Qui non venerunt a diebus separationis Ephraïm a Juda
8- 8 Et ibit per Judam, inundans, et transiens
9-20 Ephr. Manassem, simul ipsi contra Judam
11-12 Dispersos Juda colliget a quatuor plagis
-13 Hostes Juda peribunt : Ephraïm non æmulabitur Judam, et Judas non pugnabit
19-17 Et erit terra Juda Ægypto in pavorem
22- 8 Et revelabitur operimentum Judæ, et videbis
-21 Et erit quasi pater habitantibus Jerusalem, et domui Juda
26- 1 Cantabitur canticum istud in terra Juda
36- 1 Ascendit... super omnes civitates Juda munitas
- 7 Et dixit Judæ et Jerusalem : Coram altari
37-10 Hæc dicetis Ezechiæ regi Judæ, loquentes
-31 Mittet id, quod salvatum fuerit de domo Juda
38- 9 Scriptura Ezechiæ regis Juda, cum ægrotasset
40- 9 Dic civitatibus Juda : Ecce Deus vester
44-26 Qui dico... civitatibus Juda : Ædificabimini
48- 1 Audite hæc... qui... de aquis Juda existis
65- 9 Et educam... de Juda possidentem montes
Jerem. 1- 2 In diebus Josiæ filii Amon regis Juda
- 3 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
Usque ad consummationem undecimi anni Sedeciæ filii Josiæ regis Juda
-15 In circuitu, et super universas urbes Juda
-18 Regibus Juda, principibus ejus, et sacerd.
2-28 Secundum numerum quippe civitatum tuarum erant dii tui, Juda
3- 7 Et vidit prævaricatrix soror ejus Juda
- 8 Et non timuit prævaricatrix Juda soror ejus
-10 Non est reversa ad me prævaricatrix soror ejus Juda in toto corde suo
-11 Comparatione prævaricatricis Judæ
-18 In diebus illis ibit domus Juda ad domum Israël
4- 3 Hæc enim dicit Dom. viro Juda et Jerusal.
- 4 Auferte præputia cordium vestr., viri Juda
- 5 Annuntiate in Juda, et in Jerusalem
-16 Et dare super civitates Juda vocem suam
5-11 Prævaricata est in me..domus Juda, ait Do.
-20 Et auditum facite in Juda, dicentes
7- 2 Et dic : Audite verbum Domini, omnis Juda
-17 Vides quid isti faciunt in civitatibus Juda
-30 Quia fecerunt filii Juda malum in oculis m.
-34 Et quiescere faciam de urbibus Juda
8- 1 Ejicient ossa regum Juda, et ossa principum
9-11 Et civitates Juda dabo in desolationem
-26 Super Ægyp., et super Juda, et super Edom
10-22 Ut ponat civitates Juda solitudinem
11- 2 Loquimini ad viros Juda, et habitatores Jer.
- 6 Vociferare omnia verba hæc in civitat. Juda
- 9 Inventa est conjuratio in viris Juda
-10 Irritum fecerunt domus Israël et domus Juda pactum meum
-12 Et ibunt civitates Juda, et habitatores Jer.
-13 Secundum numerum enim civitatum tuarum erant dii tui, Juda
-17 Pro malis domus Israël et domus Juda
12-14 Et domum Juda evellam de medio eorum
13- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda
-11 Sic agglutinavi mihi... omn. domum Juda
-19 Translata est omnis Juda transmigratione
14-19 Numquid projiciens abjecisti Judam ?
15- 4 Propter Manassem filium Ezechiæ reg. Juda
17- 1 Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo

Jerem. 17-19 Per quam ingrediuntur reges Juda
-20 Audite verbum Domini, reges Juda, et omnis Juda
-25 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
-26 Venient de civitatibus Juda, et de circuitu
18-11 Nunc ergo dic viro Juda, et habitatoribus
19- 3 Et dices: Audite verbum Domini, reges Juda
- 4 Nescierunt ipsi, et patres eor., et reges Juda
- 7 Et dissipabo consilium Juda et Jerusalem
19-13 Et domus regum Juda, sicut locus Topheth
20- 4 Et omnem Judam dabo in manum regis Babylonis
- 5 Et cunctos thesauros regum Juda dabo
21- 7 Dabo Sedeciam regem Juda, et servos ejus
-11 Et domui regis Juda : Audite verbum Dom.
22- 1 Descende in domum regis Juda
- 2 Et dices : Audi verbum Domini, rex Juda
- 6 Quia hæc dicit Do. super domum regis Juda
-11 Dicit D. ad Sellum filium Josiæ regem Juda
-18 Ad Joakim filium Josiæ regem Juda
-24 Si fuerit Jechonias filius Joakim regis Juda
-30 Et potestatem habeat ultra in Juda
23- 6 In diebus illis salvabitur Juda
24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor.. Jechoniam filium Joakim regem Juda
- 5 Sic cognoscam transmigrationem Juda
- 8 Sic dabo Sedeciam regem Juda, et principes
25- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam de omni populo Juda
In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 2 Quod locutus est Jeremias propheta ad omnem populum Juda
- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Amon regis Juda
-18 Jerusalem, et civitatibus Juda, et regibus ej.
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis Juda
- 2 Et loqueris ad omnes civitates Juda
-10 Et audierunt principes Juda verba hæc
-18 Fuit propheta in diebus Ezechiæ regis Juda
Et ait ad omnem populum Juda
-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias rex Juda, et omnis Juda ?
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis Juda
- 3 Qui venerunt Jerusalem ad Sedeciam regem Juda
-12 Et ad Sedeciam regem Juda locutus sum
-18 Et in domo regis Juda, et in Jerusalem
-20 Cum transferret Jechoniam filium Joakim regem Juda
Et omnes optimates Juda et Jerusalem
-21 Et in domo regis Juda et Jerusalem
28- 1 In principio regni Sedeciæ regis Juda
- 4 Et Jechoniam filium Joakim regem Juda, et omnem transmigrationem Juda
29- 2 Postquam egressus est Jechonias rex, et domina, et eunuchi, et principes Juda et Jerusalem
- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuchod.
-22 Et assumetur ex eis maledictio omni transmigrationi Juda
30- 3 Et convertam conversionem populi mei Israël et Juda, ait Dominus
- 4 Quæ locutus est Do. ad Israël et ad Judam
31-23 Adhuc dicent verbum istud in terra Juda
-24 Et habitabunt in eo Judas et omnes civitat.
-27 Et seminabo domum Israël et domum Juda
-31 Et feriam domui Israël et domui Juda fœdus
32- 1 In anno decimo Sedeciæ regis Juda
- 2 In atrio carceris, qui erat in domo regis Juda
- 3 Clauserat enim eum Sedecias rex Juda
4 Et Sedecias rex Juda non effugiet de manu
-30 Erant enim filii Israel, et filii Juda, jugiter
-32 Propter malitiam... filiorum Juda
Viri Juda, et habitatores Jerusalem
-35 Et in peccatum deducerent Judam
-44 In civitatibus Juda, et in civitat. montanis
33- 7 Et convertam conversionem Juda
-10 In civitatibus Juda, et foris Jerusalem
-13 Et in civitatibus Juda, adhuc transibunt greges
-14 Et suscitabo verbum bonum, quod locutus sum ad domum Israël et ad domum Juda
-16 In diebus illis salvabitur Juda
34- 2 Vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda
- 4 Attamen audi verbum D., Sedecia rex Juda
- 6 Et locutus est Jeremias propheta ad Sedeciam regem Juda
- 7 Pugnabat... et contra omnes civitates Juda
Hæ enim supererant de civitatibus Juda
-19 Principes Juda et principes Jerusalem
-21 Et Sedeciam regem Juda, et principes ejus, dabo in manus inimicorum
-22 Et civitates Juda dabo in solitudinem

Jerem. 35- 1 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
-13 Vade, et dic viris Juda, et habitatoribus Jerusalem
-17 Ecce ego adducam super Juda..afflictionem
36- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 2 Quæ locutus sum tibi adversum Israël et Judam
- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
- 6 Insuper et audiente universo Juda
- 9 In anno quinto Joakim filii Josiæ regis Juda
Quæ confluxerat de civitatibus Juda in Jer.
-28 Volumine, quod combussit Joakim rex Juda
-29 Et ad Joakim regem Juda, dices : Hæc dicit
-30 Hæc dicit Dom. contra Joakim regem Juda
-31 Adducam..et super viros Juda omne malum
-32 Quem combusserat Joakim rex Juda igni
37- 1 Quem constituit regem Nabuc..in terra Juda
- 6 Sic dicetis regi Juda, qui misit vos ad me
38-22 Quæ remanserunt in domo regis Juda
39- 1 Anno nono Sedeciæ regis Juda
- 4 Cumque vidisset eos Sedecias rex Juda
- 6 Omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis
-10 Nabuzardan magister milit. in terra Juda
40- 1 Qui migrabant de Jerusalem et Juda
- 5 Quem præposuit rex Bab. civitatibus Juda
-12 Et venerunt in terram Juda ad Godoliam
-15 Et peribunt reliquiæ Juda
41-18 Quem præposuerat rex Babyl. in terra Juda
42-15 Audite verbum Domini, reliquiæ Juda
-19 Verbum Domini super vos, reliquiæ Juda
43- 4 Vocem Domini, ut manerent in terra Juda
- 5 Sed tollens...universos reliquiarum Juda
Ut habitarent in terra Juda
44- 2 Super Jerusalem, et super omnes urbes Juda
- 6 Et succensa est in civitatibus Juda
- 7 Ut intereat ex vobis vir et mulier, parvulus et lactens de medio Judæ
- 9 Numquid obliti estis... mala regum Juda
Et mala uxorum vestrarum, quæ fecerunt in terra Juda
-11 Et disperdam omnem Judam
-12 Et assumam reliquias Judæ, qui posuerunt
-14 Et revertantur in terram Juda
-17 Reges nostri, et principes nostri, in urbibus Juda
-21 Quod sacrificastis in civitatibus Juda
-24 Audite verbum Domini, omnis Juda
-26 Ideo audite verbum Domini, omnis Juda
-27 Et consumentur omnes viri Juda
-28 Revertentur de terra Ægypti in terram Juda
Et scient om. reliquiæ Juda, ingredientium
-30 Sicut tradidi Sedeciam regem Juda
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
46- 2 In quarto anno Joak. filii Josiæ regis Juda
49-34 In principio regni Sedeciæ regis Juda
50- 4 Venient filii Israël, ipsi et filii Juda simul
-20 Et peccatum Juda, et non invenietur
-33 Calumniam sustinent filii Israël et filii Juda
51- 5 Quoniam non fuit viduatus Israël et Juda
52- 3 Quon. furor Do. erat in Jerusalem et in Juda
-10 Omnes principes Juda occidit in Reblatha
-27 Et translatus est Juda de terra sua
Thren. 1- 3 Migravit Judas propter afflictionem
-15 Torcular calcavit Dom. virgini filiæ Juda
2- 2 Destruxit in fur. s. munitiones virginis Juda
- 5 Replevit in filia Juda humiliatum et humil.
5-11 Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in civitatibus Juda
Baruc. 1- 3 Ad aures Jechoniæ filii Joakim regis Juda
- 8 Revocare in terram Juda decima die mensis
Quæ fecit Sedecias filius Josiæ rex Juda
-15 Sicut est dies hæc om. Juda, et habitantibus
2- 1 Quod locutus est... ad om. Israël, et Juda
-22 Defectionem vestram faciam de civitatibus Juda, et a foris Jerusalem
-26 Propt. iniquit. domus Israël, et domus Juda
Ezech. 4- 6 Et assumes iniquitatem domus Juda
8- 1 Et senes Juda sedebant coram me
-17 Numquid leve est hoc domui Juda
9- 9 Iniquitas domus Israël et Juda, magna est
21-20 Et ad Judam in Jerusalem munitissimam
25- 3 Et super domum Juda, quoniam ducti sunt
- 8 Ecce sicut omnes gentes, domus Juda
-12 Ut se vindicaret de filiis Juda
27-17 Juda et terra Israël ipsi institores tui
37-16 Et scribe super illud : Judæ, et filiorum Isr.
-19 Et dabo eas pariter cum ligno Juda
48- 7 Usque ad plagam maris, Juda una
- 8 Et super terminum Juda, a plaga Orientali
-22 Erit inter terminum Juda, et inter terminum Benjamin
-31 Porta Juda una, porta Levi una
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda
- 2 Tradidit Do. in manu ej. Joakim regem Juda
- 6 Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda, Daniel

Dan. 2-25 Inveni hom. de filiis transmigrationis Juda
5-13 Tu es Daniel de filiis captivitatis Judæ
6-13 Daniel, de filiis captivitatis Juda, non curavit
9- 7 Sicut est hodie viro Juda, et habitatoribus Jerusalem
13-56 Et dixit ei : Semen Chanaan, et non Juda
-57 Sed filia Juda non sustinuit iniquitatem vest.
Osee. 1- 1 In diebus... Achaz, Ezechiæ, regum Juda
- 7 Et domui Juda miserebor, et salvabo eos
-11 Et congregabuntur filii Juda, et filii Israël
4-15 Si fornicaris tu Israël, non delinquat saltem Juda
5- 5 In iniquitate sua, ruet etiam Judas cum eis
-10 Facti sunt principes Juda quasi assumentes
-12 Tinea Ephraïm : et quasi putredo domui Juda
-13 Et vidit... et Juda vinculum suum
-14 Et quasi catulus leonis domui Juda
6- 4 Quid faciam tibi, Ephraïm ? quid faciam tibi, Juda?
-11 Sed et Juda pone messem tibi
8-14 Et Judas multiplicavit urbes munitas
10-11 Ascendam super Ephraïm, arabit Judas
11-12 Judas autem testis descendit cum Deo
12- 2 Judicium ergo Domini cum Juda
Joel. 3- 1 Cum convertero captivitatem Juda et Jer.
- 6 Et filios Juda, et filios Jerusalem vendidistis
- 8 Et vendam filios vestros et filias vestras in manibus filiorum Juda
-18 Et per omnes rivos Juda ibunt aquæ
-19 Pro eo quod inique egerint in filios Juda
Amos. 1- 1 Quæ vidit... in diebus Oziæ regis Juda
2- 4 Super tribus sceleribus Juda, et super quatuor non convertam eum
- 5 Et mittam ignem in Juda, et devorabit ædes
7-12 Qui vides, gradere, fuge in terram Juda
Abdiæ. -12 Et non lætaberis super filios Juda in die perditionis eorum
Mich. 1- 1 In diebus Joathan, Achaz, et Ezechiæ, regum Juda
- 5 Et quæ excelsa Judæ? nonne Jerusalem?
- 9 Quia venit usque ad Judam, tetigit portam
5- 2 Ephrata, parvulus es in millibus Juda
Nahum. 1-15 Celebra, Juda, festivitates tuas, et redde
Soph. 1- 1 In diebus Josiæ filii Amon regis Judæ
- 4 Et extendam manum meam super Judam
2- 7 Et erit funiculus ejus, qui remanserit de domo Juda
Aggæi. 1- 1 Ad Zorobabel filium Salathiel, ducem Juda
-14 Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathiel, ducis Juda
2- 3 Loquere ad Zorobabel filium Salathiel ducem Juda
-22 Loquere ad Zorobabel ducem Juda, dicens
Zach. 1-12 Usquequo tu non misereberis Jerusalem, et urbium Juda
-19 Hæc sunt cornua, quæ ventilaverunt Judam
-21 Hæc sunt cornua, quæ ventilaverunt Judam
Quæ levaverunt cornu super terram Juda
2-12 Et possidebit Dominus Judam partem suam
8-13 Et erit : sicut eratis maledictio in gentibus, domus Juda, et domus Israël
-15 Ut benefaciam domui Juda, et Jerusalem
-19 Jejunium decimi erit domui Juda in gaudium
9- 7 Et erit quasi dux in Juda
-13 Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum
10- 3 Quia visitavit Dom... gregem suum, domum Juda
- 6 Confortabo domum Juda, et domum Joseph
11-14 Ut dissolverem germanitatem inter Judam et Israël
12- 2 Sed et Juda erit in obsidione contra Jerusalem
- 4 Et super domum Juda aperiam oculos meos
- 5 Et dicent duces Juda in corde suo
- 6 In die illa ponam duces Juda sicut caminum ignis in lignis
- 7 Et salvabit Dominus tabernacula Juda
Gloria habitantium Jerusal. contra Judam
14- 5 Et fugietis sicut fugistis a facie terræ motus in diebus Oziæ regis Juda
-14 Sed et Judas pugnabit adversus Jerusalem
-21 Et in Juda sanctificatus Domino exercituum
Malac. 2-11 Transgressus est Juda, et abomin. facta est
Quia contaminavit Judas sanctificationem
3- 4 Et placebit Domino sacrificium Juda
1 *Mac.* 1-30 Misit rex principem tributorum in civitates Juda
-46 In Jerusalem, et in omnes civitates Juda
-54 Et jusserunt civitatibus Juda sacrificare
-57 Et per universas civitates Juda in circuitu ædificaverunt aras
2- 6 Viderunt mala, quæ fiebant in populo Juda
-18 Sicut fecerunt omnes gentes et viri Juda

1 *Mac.* 3- 8 Et perambulavit civitates Juda, et perdidit
-39 Ut venirent in terram Juda, et disperderent
5-45 Ut venirent in terram Juda
-53 Donec venirent in terram Juda
6- 5 Fugata sunt castra, quæ erant in terra Juda
7-10 Venerunt cum exercitu magno in terram Juda
-22 Obtinuerunt terram Juda, et fecerunt plag.
-50 Et siluit terra Juda dies paucos
9-72 Quam prius erat prædatus de terra Juda
10-30 Relinquo vobis... ne accipiatur a terra Juda
-33 Et omnem animam Judæorum, quæ captiva est a terra Juda... relinquo liberam
-37 Sicut præcepit rex in terra Juda
12- 4 Ut deducerent eos in terram Juda cum pace
-46 Dimisit exercitum, et abierunt in terram Juda
-52 Venerunt omnes cum pace in terram Juda
13- 1 Ut veniret in terram Juda, et attereret eam
-12 Movit Tryphon... ut veniret in terram Juda
14- 4 Siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis
- 8 Et terra Juda dabat fructus suos
2 *Mac.* 15-22 Qui misisti Angelum tuum sub Ezechia rege Juda
Matth. 1- 2 Jacob autem genuit Judam, et fratres ejus
- 3 Judas a. genuit Phares et Zaram de Thamar
2- 1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda
- 5 At illi dixerunt ei : In Bethlehem Judæ
- 6 Et tu, Bethlehem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda
Luc. 1-39 Abiit in montana... in civitatem Juda
3-33 Qui fuit Phares, qui fuit Judæ
Act. 1-16 Per os David de Juda, qui fuit dux
Hebr. 7-14 Manifestum est enim quod ex Juda ortus sit Dominus noster
8- 8 Consummabo... super domum Juda testamentum novum
Apoc. 5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
7- 5 Ex tribu Juda, duodecim millia signati

JUDÆA.

Regio totius Asiæ pene minima, sed et nobilissima, in Orientalis maris Mediterranei littore, et inter Syriam posita, cujus pars fuit, et Ægyptum, a qua desertis Idumææ separatur. Tota terra duodecim tribuum appellatur velut apud sanctum Marcum 3-7 *et juxta Psalmum* 75, Notus in Judæa Deus, *et alibi; aliquando duæ tantum tribus, Juda et Benjamin, appellitantur, ad distinctionem Galilææ et Samariæ, aliarumque in terra repromissionis regionum. Observabis itaque apud historicos Judæam pertinere ad Palæstinam; Galilæam vero atque Samariam ad Phœnicem. Neque obscurum est post Salomonis mortem decem tribus Israel defecisse a Roboam filio Salomonis ad Jeroboam filium Nabat Ephrathæum; exinde duæ tribus, Judæ scilicet et Benjamin, quæ semini Davidis adhæserunt nunc domus David, nunc regnum Juda, Jerusalem aut Benjamin in Scripturis, potissimum a prophetis, nuncupari solent; sicut decem tribus quæ defecerant, regnum Israel, domus Jacob et Joseph, Ephraïm, regnum Samariæ, Jezrael, Bethel, Bethaven, appellari notum est. Judæa ad Orientem habet mare Mortuum, quod et Salsum, ubi quondam Sodoma et Gomorrha urbes sitæ erant, ultra quod Jordanis fluvius, qui mare Mortuum ingreditur; prope Amorrhæi habitant; post quos Moabitarum terra porrigitur; Ammonitæ haud procul et magnus Euphrates; ulterius Babylon atque Chaldæorum regio; Persia denique inchoat. Ad Aquilonem Galilæa jacet, in cujus tergo Libanus mons terminus Judææ eminet. Damascus subsequitur et Euphrates flumen; quo transito Syria et Assyria extenduntur, Orientalem plagam respicientes. Ulterius Sidon et Tyrus Occidentem versus declinant panduntur que. Occidentem versus Philisthiim quæ Palæstina et Allophylorum terra dicitur, incipit; ultra quam mare Magnum, quod et Mediterraneum, horret; quod Palæstinorum mare appellatur. Ad Meridiem Amalecitæ habitant, post quos Seïr mons et Edomitæ. Ultra illos Madianitæ sedent, quorum regionem lambit mare Rubrum; Ægyptus retro sita est ad Occidentem Judææ extensa. Habes paucis verbis limites seu terminos terræ promissionis a Moyse et prophetis. Judæa autem pro variis temporum rationibus varia sortita est nomina.* 1° *Terra Chanaan vocata est, a Chanaan filio Cham, cujus filii eam inter se partiti sunt, et per multos annos*

occuparunt. 2° Terra promissa, ex quo Deus eam promisit Abrahæ et semini ejus. 3° Terra Israel et regnum Israel, Israelitis, Abrahæ posteris, eam obtinentibus, et totam in suas duodecim familias sive tribus dividentibus, quæ fuerunt Aser, Benjamin, Dan, Ephraim, Gad, Issachar, Juda, Levi, Manasse, Nephthalim, Ruben, Simeon et Zabulon, quæ omnes etiam in unicum, posteaque in duo regna descriptæ sunt, sub nominibus, Israel et Juda. 4° Judæa, a Juda, sive a tribu Juda quæ, abductis in Assyriam decem regni Israel tribubus, sola cum tribu Benjamin ibi remansit, usque ad captivitatem Babylonicam, qua soluta, pene etiam sola in antiquam sedem rediit. Verum et Judææ nomen nunc totam Israelitarum regionem, nunc partem tantum amplectitur. Judæa enim omnis Christi ætate divisa est in sex partes; in Galilæam, Samariam et Judæam proprie dictam, quæ cis Jordanem et ad mare Mediterraneum; in Trachonitidem, Ituræam sive Peræam, et Idumæam, quæ trans Jordanem et in Mediterraneis positæ sunt. 5° Palæstina et terra Palæstinorum (eos Hebræi Philisthiim vocant), sed Græce Latineque scribentibus Palæstina, sub quo nomine Romani Judæam omnem in provincias tres descripserunt. 6° Terra sancta, quod in ea Jesus Christus, Deus-homo factus, natus et educatus vixerit, miracula innumera fecerit, mortem pro humano genere passus fuerit, et resurgens in cœlos tandem ascenderit. Ideoque Christiani omnes terram hanc, Terram sanctam uniquique sua lingua vocavere.

1 *Reg.* 23- 3 Ecce nos hic in Judæa consistentes timemus
2 *Par.* 36-23 Et ipse præcepit mihi ut ædificarem ei domum in Jerusalem, quæ est in Judæa
1 *Esdr.* 1- 2 Et ipse præcepit mihi ut ædificarem ei domum in Jerusalem, quæ est in Judæa
- 3 Ascendat in Jerusalem, quæ est in Judæa
5- 8 Notum sit regi, isse nos ad Judæam prov.
7-14 Missus es, ut visites Judæam et Jerusalem
2 *Esdr.* 2- 7 Ut traducant me, donec veniam in Judæam
6- 7 In Jerusalem, dicentes: Rex in Judæa est
-18 Multi enim erant in Judæa habentes juram.
7- 6 Et reversi sunt in Jerusalem, et in Judæam
Tobiæ. 1-21 Rex Sennacherib, fugiens a Judæa plagam
Psal. 75- 2 Notus in Judæa Deus: in Israël magnum
113- 2 Facta est Judæa sanctificatio ejus
Jerem. 14- 2 Luxit Judæa, et portæ ejus corruerunt
40-11 Quod dedisset rex Babylonis reliquias in Judæa
Dan. 5-13 Quem adduxit pater meus rex de Judæa
14-32 Erat autem Habacuc propheta in Judæa
Joel. 3-20 Et Judæa in æternum habitabitur, et Jerus.
1 *Mac.* 3-34 Et de inhabitantibus Judæam et Jerusalem
4-29 Venerunt in Judæam, et castra posuerunt
-35 Ut multiplicati rursus venirent in Judæam
5- 8 Et cepit Gazer... et reversus est in Judæam
-18 Duces populi, cum residuo exercitu in Judæa
-23 Et adduxit in Judæam cum lætitia magna
-60 Et fugati sunt... usque in fines Judææ
6-12 Misi auferre habitantes Judæam sine causa
-48 Et applicuerunt castra regis ad Judæam
-53 Et qui remanserant in Judæa de gentibus
7-24 Et exiit in omnes fines Judææ in circuitu
-46 Et exierunt de omnibus castellis Judææ
9- 1 Et Alcimum rursum mittere in Judæam
-50 Et ædificaverunt civitates munitas in Judæa
-60 Et misit occulte epistolas sociis suis, qui erant in Judæa
-63 Et his, qui de Judæa erant, denuntiavit
10-38 Et tres civitates, quæ additæ sunt Judææ ex regione Samariæ, cum Judæa reputentur
-45 Et ad construendos muros in Judæa
11-20 Congregavit Jonathas eos qui erant in Judæa
-28 Postulavit... ut immunem faceret Judæam
-34 Statuimus ergo illis omnes fines Judææ
Quæ additæ sunt Judææ ex Samaria
12-35 Et cogitavit cum eis ædificare præsidia in Judæa
13-33 Et ædificavit Simon præsidia Judææ
14-33 Et munivit civitates Judææ, et Bethsuram, quæ erat in finibus Judææ
15-30 In quibus dominati estis extra fines Judææ
-39 Et mandavit illi movere castra contra faciem Judææ
-40 Cœpit irritare plebem, et conculcare Judæam
-41 Ut egressi perambularent viam Judææ
16-10 Et reversus est in Judæam in pace
-14 Civitates quæ erant in regione Judææ

2 *Mac.* 1- 1 Qui sunt in Jerosolymis, Judæi, et qui in regione Judææ
-10 Populus, qui est Jerosolymis, et in Judæa
10-24 Advenit quasi armis Judæam capturus
11- 5 Ingressus autem Judæam, et appropians Bethsuræ
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupatorem venire cum multitudine adversus Judæam
-13 Prius quam rex admoveret exercitum ad Judæam
14-12 Elephantorum ducem misit in Judæam
-14 Tunc gentes quæ de Judæa fugerant Judam
Matth. 2-22 Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judæa pro Herode patre suo
3- 1 Joannes Baptista prædicans in deserto Judææ
- 5 Exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa
19- 1 Migravit a Galilæa, et venit in fines Judææ
24-16 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
Marc. 1- 5 Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio
3- 7 Multa turba a Galilæa et Judæa secuta est
10- 1 Et inde exurgens venit in fines Judææ
13-14 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant in montes
Luc. 1- 5 Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerd.
-65 Et super omnia montana Judææ divulgabantur
2- 4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa de civitate Nazareth in Judæam
3- 1 Procurante Pontio Pilato Judæam
5-17 Qui venerant ex omni castello Galilææ, et Judææ
6-17 Et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa
7-17 Et exiit hic sermo in universam Judæam
21-21 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
23- 5 Docens per universam Judæam
-51 Ab Arimathæa civitate Judææ
Joan. 3-22 Venit Jesus, et Discipuli ejus, in terram Judæam
4- 3 Reliquit Judæam, et abiit iterum in Galilæam
-47 Hic cum audisset quia Jesus adveniret a Judæa
-54 Jesus, cum venisset a Judæa in Galilæam
7- 1 Non enim volebat in Judæam ambulare
- 3 Transi hinc, et vade in Judæam
11- 7 Dixit Discip. suis: Eamus in Judæam iterum
Act. 1- 8 Et eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judæa, et Samaria
2- 9 Et qui habitant Mesopotamiam, Judæam
8- 1 Et omnes dispersi sunt per regiones Judææ
9-31 Ecclesia quidem per totam Judæam, et Galil.
10-37 Factum est verbum per universam Judæam
11- 1 Apostoli, et fratres, qui erant in Judæa
-29 Proposuerunt singuli in ministerium mittere habitantibus in Judæa fratribus
12-19 Descendensque a Judæa in Cæsaream
15- 1 Et quidam descendentes de Judæa, docebant fratres
21-10 Supervenit quidam a Judæa propheta
26-20 Jerosolymis, et in omnem regionem Judææ
28-21 Nos neque litteras accepimus de te a Judæa
Rom. 15-31 Ut liberer ab infidelibus qui sunt in Judæa
2 *Cor.* 1-16 Venire ad vos, et a vobis deduci in Judæam
Galat. 1-22 Eram autem ignotus facie Ecclesiis Judææ
1 *Thes.* 2-14 Vos enim imitatores facti estis, fratres, Ecclesiarum Dei, quæ sunt in Judæa

JUDÆA. *Fœmininum nomen.*

Esth. 3- 6 Audierat enim quod esset gentis Judææ
Act. 16- 1 Filius mulieris Judææ fidelis, patre gentili
24-24 Cum Drusilla uxore sua, quæ erat Judæa

JUDÆUS.

4 *Reg.* 16- 6 Ejecit Judæos de Aïla: et Idumæi venerunt
25-25 Percusseruntque Godoliam: qui et mortuus est: sed et Judæos et Chaldæos
1 *Esdr.* 4-12 Quia Judæi, qui ascenderunt a te ad nos
-23 Et abierunt festini in Jerusalem ad Judæos
5- 1 Prophetantes ad Judæos, qui erant in Judæa
- 5 Oculus autem Dei eorum factus est super senes Judæorum
6- 7 Et dimittite fieri templum Dei illud a duce Judæorum, et a senioribus eorum
- 8 Quid oporteat fieri a presbyteris Judæorum
-14 Seniores autem Judæorum ædificabant
2 *Esdr.* 1- 2 Et interrogavi eos de Judæis, qui remanserant
2-16 Sed et Judæis et sacerdotibus... nihil indicaveram
4- 1 Et motus nimis subsannavit Judæos
- 2 Quid Judæi faciunt imbecilles?
-12 Venientibus Judæis, qui habitabant juxta
5- 1 Et factus est clamor populi... magnus, adversus fratres suos Judæos
- 8 Ut scitis, redemimus fratres nostros Judæos

2 *Esdr.* 5-17 Judæi q. et magistratus, centum quinquag.
6- 6 Quod tu et Judæi cogitetis rebellare
-17 Multæ optimatum Judæorum epistolæ mittebantur
13-23 Vidi Judæos ducentes uxores Azotidas
Judith. 16-31 Et colitur a Judæis ex illo tempore
Esth. 2- 5 Erat vir Judæus in Susan civitate
3- 4 Dixerat enim eis se esse Judæum
- 6 Magisque voluit omnem Judæorum, qui erant in regno Assueri, perdere nationem
- 7 Quo mense gens Judæorum deberet interfici
-10 Et dedit eum Aman... hosti Judæorum
-13 Ut occiderent atque delerent omnes Judæos
-15 Cunctis Judæis, qui in urbe erant, flentibus
4- 3 Planctus ingens erat apud Judæos
- 7 Ut... pro Judæorum nece inferret argentum
-13 Quia in domo regis es præ cunctis Judæis
-14 Per aliam occasionem liberabuntur Judæi
-16 Vade, et congrega omnes Judæos
5-13 Quandiu videro Mardochæum Judæum sedentem
6-10 Fac, ut locutus es, Mardochæo Judæo
-13 Si de semine Judæorum est Mardochæus
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ domum Aman adversarii Judæorum
- 3 Quas excogitaverat contra Judæos
- 5 Aman litteræ, insidiat. et hostis Judæorum
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ, et Mardochæo Judæo
Quia ausus est manum mittere in Judæos
- 8 Scribite ergo Judæis, sicut vobis placet
- 9 Scriptæ sunt epistolæ... ad Judæos, et ad principes
Et Judæis, prout legere poterant, et audire
-11 Quibus imperavit rex, ut convenirent Judæos
-13 Paratos esse Judæos ad capiendam vindict.
-16 Judæis aut. nova lux oriri visa est, gaudium
9- 1 Quando cunctis Judæis interfectio parabatur
Versa vice Judæi superiores esse cœperunt
- 3 Extollebant Judæos timore Mardochæi
- 5 Itaque percusserunt Judæi inimicos suos
- 6 Extra decem filios Aman Agagitæ hostis Judæorum
-12 Interfecerunt Judæi quingentos viros
-13 Si regi placet, detur potestas Judæis
-15 Congregatis Judæis quartadecima die mensis
-16 Pro animabus suis steterunt Judæi
-19 Hi vero Judæi, qui in oppidis non muratis ac villis morabantur
-20 Et litteris comprehensa misit ad Judæos
-22 Quia in ipsis dieb se ulti sunt Judæi de inim.
-23 Susceperuntque Judæi in solemnem ritum
-24 Aman... hostis et adversarius Judæorum
-25 Et malum, quod contra Judæos cogitaverat
-27 Susceperunt Judæi super se et semen suum
-28 Nec est ulla civitas, in qua dies Phurim, id est sortium, non observentur a Judæis
-29 Scripseruntque Esther regina filia Abihaïl et Mardochæus Judæus
-30 Et miserunt ad omnes Judæos
10- 3 Magnus apud Judæos, et acceptabilis plebi
- 8 Qui conati sunt delere nomen Judæorum
11- 3 Homo Judæus, qui habitabat in urbe Susis
16-15 A pessimo mortalium Judæos neci destinatos
-19 Proponatur, ut liceat Judæis uti legibus suis
Jerem. 32-12 Et in oculis om. Judæorum, qui sedebant
34- 9 Et nequaquam dominarentur eis, id est, in Judæo et fratre suo
38-19 Sollicitus sum propter Judæos, qui transfug.
40-11 Sed et omnes Judæi, qui erant in Moab
-12 Reversi sunt, inquam, omnes Judæi
-15 Dissipentur omnes Judæi, qui congregati
41- 3 Omnes q. Judæos, qui erant cum Godolia
43- 9 Cementibus viris Judæis
44- 1 Verbum, quod factum est per Jeremiam ad omnes Judæos
-14 Et non erit qui effugiat, et sit residuus de reliquiis Judæorum
-26 Quia nequaquam ultra vocabitur nomen meum ex ore omnis viri Judæi
52-28 In anno septimo Judæos tria millia et viginti
-30 Transtulit Nabuzardan... animas Judæorum septingentas quadraginta quinque
Dan. 3- 8 Accedentes viri Chaldæi accusaverunt Judæos
-12 Sunt ergo viri Judæi, quos constituisti
13- 4 Et ad ipsum confluebant Judæi
14-27 Dixerunt: Judæus factus est rex: Bel destruxit
Zach. 8-23 Et apprehendent fimbriam viri Judæi
1 *Mac.* 2-23 Accessit quidam Judæus in omnium oculis
4- 2 Ut applicarent ad castra Judæorum
-35 Videns a. Lysias... et Judæorum audaciam

1 Mac. 6- 6 Abiit Lysias... et fugatus est a facie Judæorum
8-20 Et populus Judæorum miserunt nos ad vos
-23 Bene sit Romanis, et genti Judæorum
-25 Auxilium feret gens Judæorum
-27 Si genti Judæorum prius acciderit bellum
-29 Secundum hæc verba constituerunt Romani populo Judæorum
-31 Quare gravasti jugum tuum super amicos nostros, et socios Judæos?
10-23 Quod præoccupavit nos Alexander apprehendere amicitiam Judæorum
-25 Rex Demetrius genti Judæorum, salutem
-29 Absolvo vos et omnes Judæos a tributis
-33 Et omnem animam Judæorum... relinquo liberam gratis
-34 Omnibus Judæis, qui sunt in regno meo
-36 Et ascribantur ex Judæis in exercitu regis
11-30 Fratri Jonathæ salutem, et genti Judæorum
-33 Genti Judæorum, amicis nostris
-47 Et vocavit rex Judæos in auxilium
-49 Quod obtinuissent Judæi civitatem sicut volebant
-50 Cessent Judæi oppugnare nos et civitatem
-51 Et glorificati sunt Judæi in conspectu regis
12- 3 Sacerdos, et gens Judæorum miserunt nos
- 6 Populus Judæorum, Spartiatis fratribus salutem
-21 Inventum est in scriptura de Spartiatis et Judæis, quoniam sunt fratres
13-36 Et senioribus et genti Judæorum, salutem
-42 Magno duce, et principe Judæorum
14-20 Populo Judæorum, fratribus, salutem
-22 Legati Judæorum, venerunt ad nos
-33 Et posuit illic præsidium viros Judæos
-34 Et collocavit illic Judæos
-37 Collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis
-40 Quod appellati sunt Judæi a Romanis amici
-41 Judæi, et sacerdotes eorum consenserunt
-47 Et esset dux et princeps gentis Judæorum
15- 1 Principi gentis Judæorum, et universæ genti
- 2 Sacerdoti magno, et genti Judæorum, salutem
-17 Legati Judæorum venerunt ad nos amici
Missi a Simone... et populo Judæorum
-24 Principi sacerdotum, et populo Judæorum
2 Mac. 1- 1 Judæis salutem dicunt fratres, qui sunt in Jerosolymis, Judæi
- 7 Nos Judæi scripsimus vobis in tribulatione
-10 Et his, qui in Ægypto sunt, Judæis, salutem
2-22 Ad eos, qui pro Judæis fortiter fecerunt
3-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam ex Judæis circa Heliodorum
4-11 Quæ... Judæis a regibus fuerant constituta
-35 Ob quam causam non solum Judæi, sed aliæ quoque nationes indignabantur
-36 Sed regressum regem de Ciliciæ locis, adierunt Judæi apud Antiochiam
5-11 Suspicatus est rex societatem deserturos Judæos
-24 Cumque appositus esset contra Judæos
-25 Feriatis Judæis, arma capere suis præcepit
6- 1 Qui compelleret Judæos, ut se transferrent
- 6 Nec simpliciter Judæum se esse quisquam confitebatur
- 8 Ut pari modo et ipsi advers. Judæos agerent
8- 9 Ut universum Judæorum genus deleret
-10 Ut... duo millia talentorum, de captivitate Judæorum suppleret
-12 Indicavit his, qui secum erant, Judæis
-32 Virum scelestum, qui in multis Judæos afflixerat
-34 Qui mille negotiantes ad Judæorum venditionem adduxerat
-36 Prædicabat nunc protectorem Deum habere Judæos
9- 4 Arbitrabatur se, injuriam.. posse in Judæos retorquere
Congeriem sepulcri Judæorum eam facturum
- 7 Ignem spirans animo in Judæos
-15 Et Judæos, quos nec sepultura quidem se dignos habiturum
-17 Super hæc, et Judæum se futurum
-18 Scripsit ad Judæos in modum deprecationis
-19 Optimis civibus Judæis plurimam salutem
10- 8 Et decreverunt.. universæ genti Judæorum
-12 Justi tenax erga Judæos esse constituit
-14 Assumptis advenis frequenter Judæos debellabat
-15 Judæi vero, qui tenebant opportunas munitiones
-24 Timotheus, qui prius a Judæis fuerat superatus
2 Mac. 10-29 Frenis aureis decori, ducatum Judæis præstantes
11- 2 Veniebat adversus Judæos, existimans se
-15 Quæcumque Machabæus scripsit Lysiæ de Judæis
-16 Nam erant scriptæ Judæis epistolæ a Lysia
Lysias, populo Judæorum salutem
-24 Audivimus Judæos non consensisse patri
-27 Ad Judæos vero regis epistola talis erat
Rex Antiochus senatui Judæorum, et cæteris Judæis, salutem
-31 Ut Judæi utantur cibis et legibus suis
-34 Legati Romanorum, populo Judæorum salutem
12- 1 Judæi autem agriculturæ operam dabant
- 3 Rogaverunt Judæos, cum quibus habitabant
- 8 Velle pari modo facere habitantibus secum Judæis
-17 Ad eos, qui dicuntur Tubianæi, Judæos
-24 Eo quod multorum ex Judæis parentes haberet
-30 Contestantibus autem his, qui apud Scythopolitas erant, Judæis
-34 Contigit paucos ruere Judæorum
-40 A quibus lex prohibet Judæos
13- 9 Nequiorem se patre suo Judæis ostensurus
-18 Sed rex, accepto gustu audaciæ Judæorum
-19 Quæ erat Judæorum præsidium munitum
-23 Mente consternatus, Judæos deprecans
14- 5 Quibus rebus et consiliis Judæi niterentur
- 6 Ipsi qui dicuntur Assidæi Judæorum
-14 Miserias et clades Judæorum, prosperitates rerum suarum existimantes
-15 Audito itaque Judæi Nicanoris adventu
-37 Qui pro affectu pat. Judæorum appellabatur
-39 Manifestare odium, quod habebat in Judæos
-40 Putabat... se cladem Judæis maximam illaturum
15- 2 Judæis vero, qui illum per necessitatem sequebantur, dicentibus
-12 Orare pro omni populo Judæorum
Matth. 2- 2 Ubi est qui natus est rex Judæorum?
27-11 Tu es rex Judæorum? Dicit illi Jesus: Tu dicis
-29 Illudebant ei, dicentes: Ave, rex Judæorum
-37 Hic est Jesus rex Judæorum
28-15 Divulgatum est verbum istud apud Judæos
Marc. 7- 3 Et omnes Judæi, nisi crebro laverint manus
15- 2 Interr. eum Pilatus: Tu es rex Judæorum?
- 9 Vultis dimittam vobis regem Judæorum?
-12 Quid ergo vultis faciam regi Judæorum?
-18 Cœperunt salutare eum: Ave, rex Judæorum
-26 Et erat titulus causæ ejus inscriptus: Rex Judæorum
Luc. 7- 3 Misit ad eum seniores Judæorum, rogans
23- 3 Dicens: Tu es rex Judæorum?
-37 Si tu es rex Judæorum, salvum te fac
-38 Hic est rex Judæorum
Joan. 1-19 Quando miserunt Judæi ab Jerosolymis sacerdotes
2- 6 Secundum purificationem Judæorum
-13 Et prope erat Pascha Judæorum, et ascendit Jesus
-18 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei
-20 Dixerunt ergo Judæi: Quadraginta et sex
3- 1 Nicodemus nomine, princeps Judæorum
-25 Facta est autem quæstio ex discipulis Joannis cum Judæis de purificatione
4- 9 Quomodo tu, Judæus cum sis, bibere a me poscis
Non enim coütuntur Judæi Samaritanis
-22 Adoramus quod scimus, quia salus ex Judæis est
5- 1 Post hæc erat dies festus Judæorum
-10 Dicebant ergo Judæi illi qui sanatus fuerat
-15 Abiit ille homo, et nuntiavit Judæis, quia Jesus esset
-16 Propterea persequebantur Judæi Jesum
-18 Ergo magis quærebant eum Judæi interficere
6- 4 Erat autem proximum Pascha, dies festus Judæorum
-41 Murmurabant ergo Judæi de illo
-53 Litigabant ergo Judæi ad invicem, dicentes
7- 1 Quia quærebant eum Judæi interficere
- 2 Erat a. in proximo dies festus Judæorum
-11 Judæi ergo quærebant eum in die festo
-13 Nemo tamen palam loquebatur de illo, propter metum Judæorum
-15 Et mirabantur Judæi, dicentes: Quomodo
-35 Dixerunt ergo Judæi ad semetipsos
8-22 Dicebant ergo Judæi: Numquid interficiet
-31 Ad eos, qui crediderunt ei, Judæos
Joan. 8-48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei
-52 Dixerunt ergo Judæi: Nunc cognovimus
-57 Dixerunt ergo Judæi ad eum: Quinquaginta
9-18 Non crediderunt ergo Judæi de illo
-22 Parentes ejus, quoniam timebant Judæos jam enim conspiraverant Judæi
10-19 Dissensio iterum facta est inter Judæos
-24 Circumdederunt ergo eum Judæi
-31 Sustulerunt ergo lapides Judæi, ut lapidar.
-33 Responderunt ei Judæi: De bono opere non lapidamus te
11- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare
-19 Multi a. ex Judæis venerant ad Martham
-31 Judæi ergo, qui erant cum ea in domo
-33 Et Judæos, qui venerant cum ea, plorantes
-36 Dixerunt ergo Judæi: Ecce quomodo amabat eum
-45 Multi ergo ex Judæis, qui venerant ad Mariam et Martham
-54 Jam non in palam ambulabat apud Judæos
-55 Proximum autem erat Pascha Judæorum
12- 9 Cognovit ergo turba multa ex Judæis
-11 Quia multi propter illum abibant ex Judæis
13-33 Et sicut dixi Judæis: Quo ego vado
18-12 Et ministri Judæorum comprehenderunt Jesum
-14 Caïphas, qui consilium dederat Judæis
-20 Et in templo, quo omnes Judæi conveniunt
-31 Dixerunt ergo ei Judæi: Nobis non licet interficere quemquam
-33 Et dixit ei: Tu es rex Judæorum?
-35 Respondit Pilatus: Numquid ego Judæus sum?
-36 Utique decertarent ut non traderer Judæis
-38 Iterum exivit ad Judæos, et dicit eis
-39 Vultis ergo dimittam vobis regem Judæorum
19- 3 Et dicebant: Ave, rex Judæorum
- 7 Responderunt ei Judæi: Nos legem habemus
-12 Judæi autem clamabant dicentes: Si hunc dimittis
-14 Et dicit Judæis: Ecce rex vester
-19 Jesus Nazarenus, rex Judæorum
-20 Hunc ergo titulum multi Judæorum legerunt
-21 Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum: Noli scribere, rex Judæorum: sed quia ipse dixit: rex sum Judæorum
-31 Judæi ergo (quoniam Parasceve erat)
-38 Occultus autem propter metum Judæorum
-40 Sicut mos est Judæis sepelire
-42 Ibi ergo propter Parasceven Judæorum
20-19 Congregati propter metum Judæorum
Act. 2- 5 Erant a. in Jerusalem habitantes Judæi
-11 Judæi quoq., et proselyti: Cretes, et Arabes
-14 Viri Judæi, et qui habitatis in Jerus. univ.
9-22 Convalescebat, et confundebat Judæos
-23 Consilium fecerunt in unum Judæi
10-22 Et testimonium habens ab universa gente Judæorum
-28 Vos scitis quomodo abominatum sit viro Judæo, conjungi...
-39 Quæ fecit in regione Judæorum, et Jerus.
11-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
12- 3 Videns autem quia placeret Judæis
-11 Et de omni expectatione plebis Judæorum
13- 5 Prædicabant verbum Dei in synagogis Judæorum
- 6 Invenerunt.. Judæum, cui nomen erat Barjesu
-43 Secuti sunt multi Judæorum, et colentium
-45 Videntes a. turbas Judæi, repleti sunt zelo
-50 Judæi a. concitaverunt mulieres religiosas
14- 1 Ut simul introirent in synagogam Judæorum
Ita ut crederet Judæorum et Græcorum copiosa multitudo
- 2 Qui vero increduli fuerunt Judæi
- 4 Et quidam quidem erant cum Judæis
- 5 Cum autem factus esset impetus gentilium et Judæorum cum principibus suis
-18 Quidam ab Antiochia et Iconio Judæi
16- 3 Propter Judæos qui erant in illis locis
-20 Conturbant civitatem nostram, cum sint Judæi
17- 1 Venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Judæorum
- 5 Zelantes autem Judæi, assumentesque de vulgo viros
-10 In synagogam Judæorum introierunt
-13 Cum a. cognovissent in Thessalonica Judæi
-17 Disputabat igitur in synagoga cum Judæis
18- 2 Et inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam
Eo quod præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma
- 4 Suadebatque Judæis et Græcis

Act. 18- 5 Paulus, testificans Judæis esse Christum Jesum
-12 Insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum
-14 Dixit Gallio ad Judæos : Si quidem esset iniquum aliquid, aut facinus pessimum, o viri Judæi
-19 Ingressus synagogam disputabat cum Judæis
-24 Judæus autem quidam, Apollo nomine
-28 Vehementer e. Judæos revincebat publice
19-10 Ita ut... audirent verbum Domini, Judæi
-13 Et de circumeuntibus Judæis exorcistis
-14 Erant a. quidam Judæi Scevæ principis
-17 Hoc a. notum factum est omnibus Judæis
-33 Propellentibus eum Judæis
-34 Quem ut cognoverunt Judæum esse
20- 3 Factæ sunt illi insidiæ a Judæis navigaturo
-19 Quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum
-21 Testificans Judæis atque gentilibus in Deum pœnitentiam
21-11 Sic alligabunt in Jerusalem Judæi
-20 Vides, frater, quot millia sunt in Judæis
-21 Eorum, qui per gentes sunt, Judæorum
-27 Judæi, cum vidissent eum in templo
-39 Ego homo sum quidem Judæus a Tarso
22- 3 Ego sum vir Judæus, natus in Tarso Ciliciæ
-12 Testimonium habens ab omnibus cohabitantibus Judæis
-30 Qua ex causa accusaretur a Judæis
23-12 Facta autem die collegerunt se quidam ex Judæis
-20 Ille a. dixit : Judæis convenit rogare te
-25 Timuit enim ne forte raperent eum Judæi
-27 Virum hunc comprehensum a Judæis
24- 5 Et concitantem seditiones omnibus Judæis
- 9 Adjecerunt a. et Judæi, dicentes hæc ita
-19 Quidam a. ex Asia Judæi, quos oportebat
-27 Volens a. gratiam præstare Judæis Felix
25- 2 Et primi Judæorum, adversus Paulum
- 7 Qui ab Jerosolyma descenderant Judæi
- 8 Quon. neque in legem Judæorum... peccavi
- 9 Festus a. volens gratiam præstare Judæis
-10 Judæis non nocui, sicut tu melius nosti
-15 Adierunt me... seniores Judæorum
-24 De quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me Jerosolymis
26- 2 De omnibus, quibus accusor a Judæis
- 3 Et quæ apud Judæos sunt consuetudines
- 4 Vitam meam... noverunt omnes Judæi
- 7 De qua spe accusor a Judæis, rex
-21 Hac ex causa me Judæi, cum essem in templo
28-17 Post tertium autem diem convocavit primos Judæorum
-19 Contradicentibus a. Judæis, coactus sum
-29 Et cum hæc dixisset, exierunt ab eo Judæi
Rom. 1-16 Omni credenti, Judæo primum, et Græco
2- 9 Operantis malum, Judæi primum, et Græci
-10 Omni operanti bonum, Judæo primum, et Græco
-17 Si autem tu Judæus cognominaris
-28 Non enim qui in manifesto, Judæus est
-29 Sed qui in abscondito, Judæus est
3- 1 Quid ergo amplius Judæo est ?
- 9 Causati e. sumus Judæos... sub peccato esse
-29 An Judæorum Deus tantum ? nonne et gentium ?
9-24 Quos et vocavit nos non solum ex Judæis
10-12 Non enim est distinctio Judæi et Græci
1 Cor. 1-22 Quoniam et Judæi signa petunt
-23 Nos autem prædicamus... Judæis quidem scandalum
-24 Ipsis autem vocatis Judæis, atque Græcis
9-20 Et factus sum Judæis tanquam Judæus, ut Judæos lucrarer
10-32 Sine offensione estote Judæis, et gentibus
12-13 Baptizati sumus, sive Judæi, sive gentiles
2 Cor. 11-24 A Judæis quinquies, quadragenas, una minus, accepi
Galat. 2-13 Simulationi ejus consenserunt cæteri Judæi
-14 Si tu, cum Judæus sis, gentiliter vivis
-15 Nos natura Judæi, et non ex gentibus peccatores
3-28 Non est Judæus, neque Græcus : non est servus, neque liber
Colos. 3-11 Non est gentilis, et Judæus, circumcisio
1 Thes. 2-14 Quia eadem passi estis et vos a contribulibus vestris, sicut et ipsi a Judæis
Apoc. 2- 9 Et blasphemaris ab his, qui se dicunt Judæos esse
3- 9 Qui dicunt se Judæos esse, et non sunt

JUDAIA.

Uxor Caleb filii Jephone, inquit Emmanuel Sa. Alii dicunt fuisse uxorem Ezra; alii Esthamo, quem proxime nominavit sacer Textus, quam sententiam subsequi videtur Abulensis.

1 Par. 4-18 Uxor quoque ejus Judaïa peperit Jared

JUDAICE.

4 Reg. 18-26 Non loquaris nobis Judaïce, audiente pop.
-28 Et exclamavit voce magna Judaïce
2 Esdr. 13-24 Et nesciebant loqui Judaïce
Isai. 36-11 Ne loquaris ad nos Judaïce in auribus populi
-13 Rabsaces, et clamavit voce magna Judaïce
Galat. 2-14 Gentiliter vivis, et non Judaïce

JUDAICUS, A, UM.

2 Par. 32-18 Lingua Judaïca contra populum... personabat
Esth. 8-17 Cunctos Judaïci nominis terror invaserat
10- 3 Et quomodo Mardochæus Judaïci generis secundus a rege Assuero fuerit
2 Mac. 8-11 Ad coëmptionem Judaïcorum mancipiorum
13-21 Rhodocus quidam de Judaïco exercitu
Tit. 1-14 Non intendentes Judaïcis fabulis

JUDAISMUS.

2 Mac. 8- 1 Eos, qui permanserunt in Judaïsmo, assumentes
14-38 Continentiæ præpositum tenuit in Judaïsmo
Galat. 1-13 Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaïsmo
-14 Et proficiebam in Judaïsmo supra multos coætaneos meos

JUDAIZO.

Galat. 2-14 Quomodo gentes cogis Judaïzare ?

JUDAS I.

Judas Machabæus, filius Mathathiæ tertius, princeps gentis Judææ in diebus persecutionis Antiochi Epiphanis. Continetur tota ejus historia in duobus libris Machabæorum, in quibus legimus Apollonium et Seron Syriæ principem interfectos fuisse a Juda Machabæo Judæis præfecto; ipsum Judam in Domino confidentem contra Lysiam pugnare statuisse, quem debellavit : postea templum purificavisse, altare dedicavisse, Ephron civitatem evertisse; ab ipso, oratione facta, Nicanorem interemptum fuisse. Postea comperimus Judam oblato pro mortuis sacrificio, spem resurrectionis ostendisse; exercitum suum collegisse, suos ad constantiam adhortantem, itemque ad orationem, cum esset pugnaturus adversus Eupatorem; denique gentium idola succendisse; tum demum fuisse interfectum a Bacchide. Judæ Machabæo substitutus est frater ejus Jonathas, anno mundi 3893, *Romæ* 593, *ante J. Ch.* 161.

1 Mac. 2- 4 Et Judam, qui vocabatur Machabæus
-66 Et Judas Machabæus fortis viribus a juvent.
3- 1 Surrexit Judas, qui vocabatur Machabæus
-11 Et cognovit Judas, et exiit obviam illi
-12 Et gladium Apollonii abstulit Judas
-13 Quod congregavit Judas congregationem
-14 Debellabo Judam, et eos qui cum ipso sunt
-16 Et exivit Judas obviam illi cum paucis
-17 Dixerunt Judæ : Quomodo poterimus pauci pugnare
-18 Et ait Judas : Facile est concludi multos
-25 Et cecidit timor Judæ, ac fratrum ejus
-26 Et de præliis Judæ narrabant omnes gentes
-42 Et vidit Judas, et fratres ejus, quia multiplicata sunt mala
-55 Constituit Judas duces populi, tribunos
-58 Et ait Judas : Accingimini, et estote filii potentes
4- 3 Et audivit Judas, et surrexit ipse
- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu
- 6 Apparuit Judas in campo cum tribus millibus viris
- 8 Et ait Judas viris, qui secum erant : Ne timueritis
-13 Tuba cecinerunt hi qui erant cum Juda
-16 Et reversus est Judas, et exercitus ejus
-19 Et adhuc loquente Juda hæc, ecce apparuit
-21 Timuerunt valde, aspicientes simul et Judam
-23 Et Judas reversus est ad spolia castrorum
-29 Et occurrit illis Judas cum decem millibus viris
-36 Dixit a. Judas et fratres ejus : Ecce contriti
-41 Tunc ordinavit Judas viros, ut pugnarent
-59 Et statuit Judas, et fratres ejus, et universa
5- 3 Et debellabat Judas filios Esaü in Idumæa
-10 Miserunt litteras ad Judam et fratres ejus
1 Mac. 5-16 Ut audivit autem Judas, et populus, serm.
-17 Dixitque Judas Simoni fratri suo : Elige
-20 Judæ autem, octo millia in Galaaditim
-24 Et Judas Machabæus et Jonathas frater ejus transierunt Jordanem
-28 Convertit Judas, et exercitus ejus, viam
-31 Et vidit Judas quia cœpit bellum
-35 Et divertit Judas in Maspha, et expugnavit
-38 Et misit Judas speculari exercitum
-39 Et abiit Judas obviam illis
-40 Cum appropinquaverit Judas, et exercitus
-42 Ut a. appropinquavit Judas ad torrentem
-44 Et non potuit sustinere contra faciem Judæ
-45 Et congregavit Judas universos Israëlitas
-47 Et misit ad eos Judas verbis pacificis
-49 Et præcepit Judas prædicare in castris
-53 Et erat Judas congregans extremos
-55 Et in diebus, quibus erat Judas et Jonathas
-61 Quia non audierunt Judam, et fratres ejus
-63 Et viri Juda magnificati sunt valde
-65 Et exivit Judas, et fratres ejus, et expugnab.
-68 Et declinavit Judas in Azotum
6-19 Et cogitavit Judas disperdere eos
-32 Et recessit Judas ab arce, et movit castra
-42 Et appropiavit Judas, et exercitus ejus in prælium
7- 6 Perdidit Judas, et fratres ejus, omnes amicos tuos
- 9 Ut videret exterminium, quod fecit Judas
-10 Et miserunt nuntios, et locuti sunt ad Judam
-23 Vidit Judas omnia mala quæ fecit Alcimus
-25 Vidit autem Alcimus quod prævaluit Judas
-27 Et misit ad Judam et ad fratres ejus
-29 Venit ad Judam, et salutaverunt se invicem Et hostes parati erant rapere Judam
-30 Et innotuit sermo Judæ, quoniam cum dolo venerat
-31 Et exivit obviam Judæ in pugnam
-35 Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus
-40 Et Judas applicuit in Adarsa cum tribus millibus viris : et oravit Judas, et dixit
8- 1 Et audivit Judas nomen Romanorum
-17 Et elegit Judas Eupolemum, filium Joannis
-20 Judas Machabæus, et fratres ejus, et populus Judæorum miserunt nos ad vos
9- 5 Et Judas posuerat castra in Laïsa
- 7 Et vidit Judas quod defluxit exercitus suus
-10 Ait Judas: Absit ist. rem facere ut fugiamus
-13 Exclamaverunt autem et hi, qui erant ex parte Judæ, etiam ipsi
-14 Vidit Judas, quod firmior est pars exercitus
-16 Et secuti sunt post Judam
-18 Et Judas cecidit, et cæteri fugerunt
-19 Jonathas et Simon tulerunt Judam fratrem
-22 Cætera verba bellorum Judæ, et virtutum
-23 Post obitum Judæ emerserunt iniqui
-26 Exquirebant, et perscrutabantur amicos Judæ
-28 Et congregati sunt omnes amici Judæ
-29 Ex quo frater tuus Judas defunctus est
-31 Et surrexit loco Judæ fratris sui
13- 8 Tu es dux noster loco Judæ et Jonathæ
14-18 Et societatem, quam fecerant cum Juda
16- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores : Judam et Joannem
- 9 Tunc vulneratus est Judas frater Joannis
-14 Descendit in Jericho ipse, et Mathathias filius ejus, et Judas
2 Mac. 2-14 Similiter a. et Judas ea, quæ deciderant
-20 De Juda vero Machabæo, et fratribus ejus
5-27 Judas a. Machabæus, qui decimus fuerat
8- 1 Judas vero Machabæus, et qui cum illo erant
-12 Judas autem ubi comperit, indicavit his
12- 5 Quam crudelitatem Judas... ut cognovit
-11 Arabes victi, petebant a Juda dextram sibi dari
-12 Judas a. arbitratus vere in multis eos utiles
-14 Maledictis lacessentes Judam, et blasphemantes
-21 Cognito autem Judæ adventu
-22 Cumque cohors Judæ prima apparuisset
-23 Judas autem vehementer instabat puniens
-26 Judas autem egressus est ad Carnion
-36 Invocavit Judas Dominum adjutorem et ducem belli fieri
-38 Judas autem collecto exercitu venit in civitatem Odollam
-39 Et sequenti die venit cum suis Judas
-42 At vero fortissimus Judas hortabatur popul.
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupat. venire
-10 Quibus Judas cognitis, præcepit populo
-12 Hortatus est eos Judas ut se præpararent
-20 His autem, qui intus erant, Judas necessaria mittebat
-23 Commisit cum Juda : superatus est

2 *Mac.* 14- 1 Cognovit Judas, et qui cum eo erant
- 6 Assidæi Judæorum, quibus præest Judas
-10 Nam, quandiu superest Judas, impossibile est, pacem esse
-11 Hostiliter se habentes adversus Judam
-14 Tunc gentes quæ de Judæa fugerant Judam
-17 Simon vero frater Judæ commiserat cum Nicanore
-18 Audiens virtutem comitum Judæ
-22 Præcepit autem Judas armatos esse locis
-24 Habebat a. Judam semper charum ex animo
-26 Judamque regni insidiatorem successorem sibi destinasse
-33 Nisi Judam mihi vinctum tradideritis
15- 1 Ut comperit Judam esse in locis Samariæ
- 6 Cogitaverat commune trophæum statuere de Juda
-15 Et dedisse Judæ gladium aureum
-17 Exhortati itaque Judæ sermonibus bonis
-26 Judas vero, et qui cum eo erant, invocato Deo
-30 Præcepit autem Judas, qui per omnia

JUDAS II.

Filius Calphi, princeps militiæ exercitus.

1 *Mac.* 11-70 Et Judas filius Calphi, princeps militiæ

JUDAS III.

Filii Judæ istius una cum Josue et filiis ejus et Cedmihel et filiis ejus, etc., instabant super eos qui ædificabant templum et muros Jerusalem, post reditum a captivitate Babylonis, sub Zorobabel.

1 *Esdr.* 3- 9 Et filii Juda, quasi vir unus, ut instarent

JUDAS IV.

Levita, qui uxorem alienigenam duxerat, quam postea dimittere consensit.

1 *Esdr.* 10-23 De filiis Levitarum... Phataïa, Juda

JUDAS V.

Judas cujus mentio est in versiculo sequenti, non est Judas Machabæus, sed Judas quidam, secta Essenus, prophetiæ dono inclytus, cujus prædictiones, inquit Josephus, nunquam fefellerunt. Hunc ergo, quia magnæ erat auctoritatis, et religionis, ascripserunt initio epistolæ quam Judæi, qui erant Jerosolymis et in Judæa, miserunt ad Judæos qui Ægyptum colebant.

2 *Mac.* 1-10 Populus... senatusq. et Judas, Aristobolo

JUDAS VI.

Apostolus, qui ad distinctionem Judæ Thaddæi, dictus est Iscariotes. Vir avarus, fur et ideo loculos habens. Post sacrilegam communionem cor ejus Satanas invasit ut pro triginta argenteis traderet Jesum Christum. Accepta ergo cohorte, et ministris, a pontificibus, processit noctu ut Christum proderet osculo salutatum. Pœnituit autem illum prodidisse Magistrum suum; et retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus. Et cum nollent argentum accipere, in templum miser abiit, et projectis in ipso templo argenteis discessit. Noluit enim iniquam pecuniam retinens mortem obire, visusque est sibi Judas, in templo argenteos projiciens, sacerdotibus reddere, et initum venditionis contractum rescindere; et abiens laqueo se suspendit. An ante Christi mortem, vel post, non constat. Aliqui putant de arbore ficu se suspendisse, quare Juvencus cecinit :

Informem rapuit ficus de vertice mortem.

Dum penderet e laqueo, intumuit, et ventre disrupto, in terram effusa sunt viscera ejus. « Judas periit infelix, qui abundantiori absorptus tristitia, proditioni homicidium copulavit, et homicidium omnibus pejus homicidiis, inquit sanctus Hieronymus. »

Matth. 10- 4 Judas Iscariotes, qui et tradidit eum
26-14 Tunc abiit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariotes
-25 Respondens a. Judas, qui tradidit eum
-47 Adhuc eo loquente, ecce Judas... venit
27- 3 Tunc videns Judas, qui eum tradidit
Marc. 3-19 Et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum
14-10 Judas Iscariotes unus de duodecim, abiit
-43 Adhuc eo loquente : venit Judas Iscariotes
Luc. 6-16 Et Judam Iscariotem, qui fuit proditor
22- 3 Intravit autem Satanas in Judam
-47 Et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, antecedebat eos
-48 Juda, osculo Filium hominis tradis?
Joan. 6-72 Dicebat autem Judam Simonis Iscariotem
12- 4 Judas Iscariotes, qui erat eum traditurus
13- 2 Ut traderet eum Judas Simonis Iscariotæ
-26 Cum intinxisset panem, dedit Judæ Simonis Iscariotæ
-29 Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas
18- 2 Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum, locum
- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem
- 5 Stabat autem et Judas, qui tradebat eum, cum ipsis
Act. 1-25 De quo prævaricatus est Judas ut abiret

JUDAS VII.

Judas qui et Thaddæus, et Lebbæus, cognomento Zelotes, frater fuit Jacobi Minoris, et quandoque frater Domini *appellatur, quod filius fuit Mariæ, quæ soror erat Virginis Deiparæ. Vocatus est Thaddæus ut distingueretur a Juda proditore, ideoque Christiani Galli dicunt eum* Jude, *non vero Judam. Testatur sanctus Hieronymus Judam Thaddæum post Jesu Christi ascensionem Edessam Syriæ missum, ibi sicut et in Mesopotamia Evangelium annuntiavisse, quod et admittunt Græci. Hujus Apostoli extat Epistola quæ adeo convenit cum iis quæ beatus Petrus in secunda sua Epistola scribit, præsertim capite secundo et initio tertii, ut ea Judas non legisse solum, verum etiam partim contrahendo, partim explicando, partim describendo, in suam transtulisse videatur. Apostolorum tanquam prædecessorum suorum, qui vita jam excessissent, meminit vers. 17. Videtur ergo scripsisse post mortem aliorum Apostolorum (si unum tamen Joannem excipias), Simoniacis et Nicolaitis jam canceris in mortem latius serpentibus, et Dei gratiam in luxuriam transferentibus; proinde post annum Christi sextum et sexagesimum ac fortasse Jerosolymorum eversionem, utcenset R. P. Calmet.*

Matth. 13-55 Jacobus, et Joseph, et Simon, et Judas
Marc. 6- 3 Frater Jacobi, et Joseph, et Judæ, et Simonis?
Joan. 14-22 Dicit ei Judas, non ille Iscariotes
Act. 1-13 Et Simon Zelotes, et Judas Jacobi
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus, frater a. Jacobi

JUDAS VIII.

Hic etiam Gallice dicitur Jude. *Alius est hic Judas a Joseph, forte ejus fuit frater, uterque enim cognominatur Barsabas. Post concilium ab Apostolis Jerosolymis habitum, elegerunt Silam, Judam, et Paulum et Barnabam qui decreta concilii deferrent ad fratres Antiochiæ et Syriæ et Ciliciæ. Judas erat propheta, doctor et prædicator : ideoque fratres illum excipientes verbo plurimo consolatus est et confirmavit.*

Act. 15-22 Mittere..Judam, qui cognominabatur Barsabas
-27 Misimus ergo Judam et Silam
-32 Judas a. et Silas... cum essent prophetæ
-34 Judas autem solus abiit Jerusalem

JUDAS IX.

Judæus quidam Damascenus, cujus in domo manebat sanctus Paulus ad fidem Christi recens conversus.

Act. 9-11 Quære in domo Judæ Saulum nomine Tarsensem

JUDAS X.

In diebus professionis, id est, descriptionis, cum scilicet exiit edictum a Cæsare Augusto ut describeretur universus orbis, extitit Judas Galilæus, sectam constituens Galilæorum, qui ad tuendum libertatem suam omne vectigal et dominium Cæsaris, etiam morte proposita, abnuebant. Ipse periit, et omnes quotquot consenserunt ei dissipati sunt et occisi.

Act. 5-37 Post hunc extitit Judas Galilæus

JUDAS XI *et* XII.

Reperiuntur duo viri ejusdem nominis apud sanctum Lucam, et computantur inter majores Jesu Christi secundum carnem.

Luc. 3-26 Qui fuit Joseph, qui fuit Juda
-30 Qui fuit Simeon, qui fuit Juda

JUDEX.

Exod. 2-14 Quis te constituit... judicem super nos?
Num. 25- 5 Dixitque Moyses ad judices Israël
Deut. 16-18 Judices et magistros constitues in omnibus
17- 8 Et judicum intra portas tuas videris verba variari
- 9 Veniesque ad sacerdotes... et ad judicem
-12 Nolens obedire sacerdotis imperio... et decreto judicis
19-17 In conspectu sacerdotum et judicum
21- 2 Egredientur majores natu, et judices tui
25- 1 Si fuerit causa inter aliquos, et interpellaverint judices
32-31 Et inimici nostri sunt judices
Josue. 8-33 Ducesq. ac judices stabant ex utraque parte
24- 1 Et vocavit majores natu, ac principes, et judices
Judic. 2-16 Suscitavitque Do. judices, qui liberarent eos
-18 Cumque Dominus judices suscitaret
-19 Postquam autem mortuus esset judex
Ruth. 1- 1 In diebus unius judicis, quando judices præerant, facta est fames in terra
1 *Reg.* 8- 1 Samuel posuit filios suos judices Israël
- 2 Nomen secundi Abia, judicum in Bersabee
24-16 Sit Dominus judex, et judicet inter me et te
2 *Reg.* 7-11 Ex die qua constitui judices super populum
15- 4 Quis me constituat judicem super terram
4 *Reg.* 23-22 Nec enim factum est Phase tale a diebus judicum
24-15 Et judices terræ duxit in captivitatem de Jerusalem
1 *Par.* 17- 6 Numq. locutus sum saltem uni judicum Isr
-10 Ex diebus quibus dedi judices populo meo
23- 4 Præpositorum autem et judicum sex millia
2 *Par.* 1- 2 Præcepitq.Salomon.. judicibus omnis Israël
19- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civit
- 6 Et præcipiens judicibus, Videte, ait
1 *Esdr.* 7-25 Constitue judices et præsides ut judicent
10-14 Et judices ejus, donec avertatur ira Dei
Esth. 3-12 Ad o.satrapas regis,et judices provinciarum
8- 9 Et ad principes, procuratoresque et judices
9- 3 Nam et provinciarum judices, et duces
Job. 9-15 Non respondebo, sed meum judicem deprecabor
-24 Vultum judicum ejus operit
12-17 Adducit consiliarios in stultum finem, et judices in stuporem
Psal. 7-12 Deus judex justus, fortis, et sapiens
49- 6 Quoniam Deus judex est
67- 6 Patris orphanorum, et judicis viduarum
74- 8 Quoniam Deus judex est. Hunc humiliat
140- 6 Absorpti sunt juncti petræ judices eorum
148-11 Principes et omnes judices terræ
Sap. 6- 2 Et intelligite, discite, judices finium terræ
9- 7 Tu elegisti me.. et judicem filiorum tuorum
15- 7 Vasorum quis sit usus, judex est figulus
Eccli. 7- 6 Noli quærere fieri judex, nisi valeas virtute
8-17 Non judices contra judicem
10- 1 Judex sapiens judicabit populum suum
- 2 Secundum judicem populi, sic et ministri ej
-27 Magnus, et judex, et potens est in honore
20-31 Xenia et dona excæcant oculos judicum
35-15 Quoniam Dominus judex est
38-38 Super sellam judicis non sedebunt
41-22 (*Erubescite*) a principe et a judice de delicto
46-13 Et judices singuli suo nomine
Isai. 1-26 Et restituam judices tuos ut fuerunt prius
3- 2 Judicem, et prophetam, et ariolum, et sen
33-22 Dominus e. judex noster, Do. legifer noster
36- 9 Et quomodo sustinebis faciem judicis unius
40-23 Judices terræ velut inane fecit
Jerem. 29-23 Ego sum judex et testis, dicit Dominus
Baruc. 2- 1 Quod locutus est ad nos, et ad judices nostros
6-13 Sceptrum autem habet ut homo, sicut judex regionis
Dan. 3- 2 Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas, magistratus, et judices
- 3 Tunc congregati sunt satrapæ, magistratus et judices
-94 Judices, et potentes regis contemplabantur
6- 7 Magistratus et satrapæ, senatores et judices
13- 5 Constituti sunt de populo duo senes judices Quia egressa est iniquitas de Babylone a senioribus judicibus
-41 Credidit eis multitudo, quasi senibus et judicibus populi
Osee. 7- 7 Et devoraverunt judices suos
13-10 Ubi... et judices tui, de quibus dixisti
Amos. 2- 3 Et disperdam judicem de medio ejus
Mich. 3- 9 Audite hoc... et judices domus Israël
5- 1 In virga percutient maxillam judicis Israël
7- 3 Princeps postulat, et judex in reddendo e
Soph. 3- 3 Judices ejus lupi vespere, non relinquebant
2 *Mac.* 12- 5 Et invocato justo judice Deo
Matth. 5-25 Ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro

Matth. 12-27 In quo ejiciunt? Ideo ipsi judices vestri erunt
Luc. 11-19 In quo ejiciunt? Ideo ipsi judices vestri erunt
12-14 Homo, quis me constituit judicem?
-58 Ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori
18- 2 Judex quidam erat in quadam civitate
- 6 Audite quid judex iniquitatis dicit
Act. 7-27 Quis te constituit principem et judicem super nos?
-35 Quis te constituit principem et judicem?
10-42 Qui constitutus est a Deo judex vivorum
13-20 Post hæc dedit judices usque ad Samuel
18-15 Vos ipsi videritis: judex ego horum nolo esse
24-10 Ex multis annis te esse judicem genti huic sciens
2 *Tim.* 4- 8 Quam reddet mihi Dominus in illa die justus judex
Hebr. 12-23 Et judicem omnium Deum, et spiritus just.
Jacob. 2- 4 Facti estis judices cogitationum iniquarum?
4-11 Judicas legem: non es factor legis, sed judex
-12 Unus est legislator, et judex, qui potest
5- 9 Ecce judex ante januam assistit

JUDI.

Filius Nathaniæ filii Selemiæ filii Chusi. Rex Joakim misit Judi ut sumptum volumen prophetiarum Jeremiæ legeret coram illo. Cumque legisset Judi tres pagellas, vel quatuor, rex scidit illud cultello pennario, et projecit in ignem, donec totum consumeretur.

Jerem. 36-14 Miserunt... Judi filium Nathaniæ filii Selemiæ
-21 Misitque rex Judi ut sumeret volumen
-23 Cumque legisset Judi tres pagellas vel quatuor

JUDICIALIS.

Porta Judicialis propinqua erat templo et portæ Gregis; eadem etiam videtur dicta porta Custodiæ, 2 *Esdr.* 12-38. *Fortasse sic appellata est, quod ea clauderentur Nathinæi, sicut nunc clauduntur Romæ Judæi, et ad eam ipsorum judicia, et fortassis etiam aliorum exercerentur; attamen extra urbem non ducebat.*

2 *Esdr.* 3-30 Scruta vendentium cont. portam Judicialem

JUDICIUM.

Gen. 18-19 Et faciant judicium et justitiam
-25 Nequaquam facies judicium hoc
Exod. 6- 6 Redimam in brachio excelso, et judiciis magnis
7- 4 Et educam exerc. et populum meum filios Isr. de terra Ægypti per judicia maxima
12-12 Et in cunctis diis Ægypti faciam judicia
15-25 Ibi constituit ei præcepta, atque judicia
21- 1 Hæc sunt judicia quæ propones eis
23- 2 Nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ
- 3 Pauperis quoque non misereberis in judicio
- 6 Non declinabis in judicium pauperis
24- 3 Venit ergo Moyses, et narravit plebi omnia verba Domini, atque judicia
28-15 Rationale quoque judicii facies opere polymito
-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël in rationali judicii super pectus suum
-30 Pones autem in rationali judicii doctrinam
Gestabit judicium filiorum Israël in pectore
Levit. 13-15 Tunc sacerdotis judicio polluetur
18- 4 Facietis judicia mea, et præcepta mea servabitis
- 5 Custodite leges meas atque judicia
-26 Custodite legitima mea atque judicia
19-35 Nolite facere iniquum aliquid in judicio
-37 Custodite omnia præcepta mea, et universa judicia, et facite ea
20-22 Custodite leges meas atque judicia
24-22 Æquum judicium sit inter vos
25-18 Facite præcepta mea, et judicia custodite
26-15 Si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis
-43 Eo quod abjecerint judicia mea, et leges
-45 Hæc sunt judicia atque præcepta et leges
Num. 15-15 Unum præceptum erit atque judicium
27- 4 Retulitque Moyses causam earum ad judicium Domini
36-13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit
Deut. 1-17 Nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est
4- 1 Et nunc, Israël, audi præcepta et judicia
- 8 Ut habeat cæremonias, justaque judicia

Deut. 4-14 Ut docerem vos cæremonias et judicia
-45 Atque judicia, quæ locutus est ad filios Isr.
5- 1 Audi, Israël, cæremonias atque judicia
-31 Mandata mea, et cæremonias atque judicia
6- 1 Hæc sunt... judicia, quæ mandavit Dominus
-20 Atque judicia, quæ præcepit Dominus Deus
7-11 Judicia, quæ ego mando tibi hodie ut facias
-12 Si postq. audieris hæc judicia, custodieris
8-11 Cave nequando... negligas mandata ejus atque judicia
10-18 Facit judicium pupillo et viduæ, amat pereg.
11- 1 Observa.. judicia atq. mandata, omni temp.
-32 Ut impleatis cæremonias atque judicia
12- 1 Hæc sunt præcepta atque judicia, quæ facere debetis
16-18 Ut judicent populum justo judicio
17- 8 Si difficile et ambiguum apud te judicium esse perspexeris
- 9 Ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem
18- 3 Hoc erit judicium sacerdotum a populo
21-19 Ad seniores civit. illius, et ad portam Judicii
22-28 Et (*si*) res ad judicium venerit
24-17 Non pervertes judicium advenæ et pupilli
26-16 Ut facias mandata hæc atque judicia
-17 Et custodias cæremonias illius, et mandata atque judicia
27-19 Maledictus qui pervertit judicium advenæ
30-16 Et custodias mandata illius ac cæremonias atque judicia
32- 4 Dei perfecta sunt opera, et omnes viæ ejus judicia
-41 Si... arripuerit judicium manus mea
33-10 Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Israël
-21 Fecit justitias Do., et judicium suum cum Is.
Josue. 20- 6 Donec stet ante judicium causam reddens
24-25 Et proposuit populo præcepta atque judicia
Judic. 4- 5 Ascendebantque ad eam filii Israel in omne judicium
5-10 Et sedetis in judicio, et ambulatis in via
1 *Reg.* 8- 3 Et perverterunt judicium
12- 7 Ut judicio contendam adversum vos coram Domino
2 *Reg.* 8-15 Faciebat quoq. David judicium et justitiam
15- 2 Ut veniret ad regis judicium, vocabat Absal.
- 6 Faciebatq. hoc o. Israël venienti ad judicium
18-19 Nuntiabo regi, quia judicium fecerit ei Dom.
22-23 Omnia enim judicia ejus in conspectu meo
3 *Reg.* 2- 3 Ut custodias... præcepta ejus, et judicia
3-11 Sed postulasti tibi sapientiam ad discernendum judicium
-28 Audivit itaque omnis Israël judicium
Videntes sapientiam Dei esse in eo ad faciendum judicium
6-12 Si ambulaveris in præceptis meis, et judicia mea feceris
8-45 Et preces eorum, et facies judicium eorum
-49 Et preces eorum, et facies judicium
-58 Judicia quæcumq. mandavit patribus nostris
-59 Ut faciat judicium servo suo, et populo suo
9- 4 Si.. et legitima mea et judicia mea servaveris
10- 9 Ut faceres judicium et justitiam
11-33 Ut faceret... præcepta mea, et judicia
20-40 Hoc est judicium tuum, quod ipse decrevisti
4 *Reg.* 17-34 Neque custodiunt cæremonias ejus, judicia
-37 Cæremonias quoque, et judicia... custodite
25- 6 Qui locutus est cum eo judicium
1 *Par.* 16-12 Recordamini... et judiciorum oris ejus
-14 In universa terra judicia ejus
18-14 Faciebat judicium atque justitiam cuncto populo suo
22-13 Poteris, si custodieris mandata et judicia
28- 7 Si perseveraverit facere præcepta mea, et judicia
2 *Par.* 6-23 Et facies judicium servorum tuorum
-39 Et facias judicium, et dimittas populo tuo
7-17 Si... et justitias meas judiciaque servaveris
9- 8 Ut facias judicia atque justitiam
19- 6 Non enim hominis exercetis judicium, sed Domini
- 8 Ut judicium et causam Domini judicarent
20- 9 Si irruerint super nos mala, gladius judicii
24-24 In Joas quoque ignominiosa exercuere judicia
33- 8 Si custodierint facere... cæremonias, atque judicia
1 *Esdr.* 7-10 Et doceret in Israël præceptum et judicium
-26 Judicium erit de eo, sive in mortem
2 *Esdr.* 1- 7 Et judicia, quæ præcepisti Moysi famulo tuo
9-13 Et dedisti eis judicia recta, et legem veritatis
-29 Et in judiciis tuis peccaverunt
10-29 Ut facerent... mandata Domini Dei nostri, et judicia ejus et cæremonias ejus
Tobiæ. 3- 2 Justus es, Do., et omnia judicia tua justa sunt
Viæ tuæ, misericordia, et veritas, et judicium
- 5 Et nunc, Domine, magna judicia tua

Judith. 9- 5 Et tua judicia in tua providentia posuisti
16-20 Vindicabit in eis, in die judicii visitabit illos
Job. 8- 3 Numquid Deus supplantat judicium?
9-19 Si æquitas judicii (*quæritur*), nemo audet pro me testimonium dicere
-32 Nec qui mecum in judicio ex æquo possit audiri
13- 6 Et judicium labiorum meorum attendite
14- 3 Et dignum ducis...et adducere eum tecum in judicium?
19- 6 Quia Deus non æquo judicio afflixerit me
-29 Et scitote esse judicium
22- 4 Arguet te, et veniet tecum in judicium
23- 4 Ponam coram eo judicium
- 7 Et perveniat ad victoriam judicium meum
27- 2 Vivit Deus, qui abstulit judicium meum
29-14 Vestivi me, sicut vestimento... judicio meo
31-13 Si contempsi subire judicium cum servo meo
32- 9 Nec senes intelligunt judicium
34- 4 Judicium eligamus nobis, et inter nos videamus
- 5 Justus sum, et Deus subvertit judicium m.
-12 Nec Omnipotens subvertet judicium
-17 Numq. qui non amat judicium, sanari potest?
-23 Ut veniat ad Deum in judicium
-37 Et tunc ad judicium provocet sermonibus suis Deum
36- 6 Et judicium pauperibus tribuit
-17 Causam judiciumque recipies
37-23 Magnus fortitudine, et judicio, et justitia
40- 3 Numquid irritum facies judicium meum?
Psal. 1- 5 Ideo non resurgent impii in judicio
9- 5 Quoniam fecisti judicium meum et causam
- 9 Paravit in judicio thronum suum
-17 Cognoscetur Dominus judicia faciens
10- 5 Auferuntur judicia tua a facie ejus
16- 2 De vultu tuo judicium meum prodeat
17-23 Quon. omnia judicia ejus in conspectu meo
18-10 Judicia Domini vera, justificata in semetipsa
24- 9 Diriget mansuetos in judicio: docebit mites
32- 5 Diligit misericordiam et judicium
34-23 Exurge, et intende judicio meo: Deus meus
35- 7 Sicut montes Dei: judicia tua abyssus multa
36- 6 Educet... et judicium t. tanquam meridiem
-28 Quia Dominus amat judicium
-30 Et lingua ejus loquetur judicium
47-12 Exultent filiæ Judæ, propter judicia tua, Do.
71- 2 Deus, judicium tuum regida
Judicare... et pauperes tuos in judicio
75- 9 De cœlo auditum fecisti judicium
-10 Cum exurgeret in judicium Deus
80- 5 Præceptum in Is. est: et judicium Deo Jacob
88-15 Justitia et judicium præparatio sedis tuæ
-31 Si autem.. in judiciis meis non ambulaverint
93-15 Quoadusque justitia convertatur in judicium
96- 2 Justitia, et judicium correctio sedis ejus
- 8 Et exultaverunt... propter judicia tua, Do.
98- 4 Et honor regis judicium diligit
Judicium et justitiam in Jacob tu fecisti
100- 1 Misericordiam, et judicium cantabo tibi
102- 6 Faciens misericordias Dominus: et judicium
104- 5 Mementote... et judicia oris ejus
- 7 Deus noster: in universa terra judicia ejus
105- 3 Beati, qui custodiunt judicium, et faciunt
110- 7 Opera manuum ejus, veritas et judicium
111- 5 Disponet sermones suos in judicio
118- 7 In eo quod didici judicia justitiæ tuæ
-13 Pronuntiavi omnia judicia oris tui
-30 Viam veritatis elegi: judicia tua non sum oblitus
-39 Quod suspicatus sum: quia judicia tua jucunda
-43 Quia in judiciis tuis supersperavi
-52 Memor fui judiciorum tuorum a sæculo
-62 Super judicia justificationis tuæ
-75 Cognovi, Domine, quia æquitas judicia tua
-84 Quando facies de persequentibus me judicium?
-102 A judiciis tuis non declinavi
-106 Et statui custodire judicia justitiæ tuæ
-108 Et judicia tua doce me
-118 Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis
-120 A judiciis enim tuis timui
-121 Feci judicium et justitiam: non tradas me
-132 Secundum judicium diligentium nomen t.
-137 Justus es, Domine, et rectum judicium tuum
-149 Et secundum judicium tuum vivifica me
-154 Judica judicium meum, et redime me
-156 Secundum judicium tuum vivifica me
-160 In æternum omnia judicia justitiæ tuæ
-164 Laudem dixi tibi, super judicia justitiæ tuæ
-175 Et laudabit te: et judicia tua adjuvabunt me
121- 5 Quia illic sederunt sedes in judicio
139-13 Cognovi quia faciet Dominus judicium inopis
142- 2 Et non intres in judicium cum servo tuo

Psal. 145- 7 Facit judicium injuriam patientibus
147-19 Qui annuntiat... justit. et judicia sua Israël
-20 Judicia sua non manifestavit eis. Alleluia
149- 9 Ut faciant in eis judicium conscriptum
Prov. 1- 3 Justitiam, et judicium, et æquitatem
2- 9 Tunc intelliges justitiam, et judicium
8-20 Ambulo, in medio semitarum judicii
12- 5 Cogitationes justorum judicia
13-23 Et aliis congregantur absque judicio
16-10 In judicio non errabit os ejus
-11 Pondus et statera judicia Domini sunt
17-14 Antequam patiatur contumeliam, judicium deserit
-23 Impius accipit, ut pervertat semitas judicii
18- 5 Ut declines a veritate judicii
-19 Et judicia quasi vectes urbium
19-28 Testis iniquus deridet judicium
-29 Parata sunt derisoribus judicia
20- 8 Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat
21- 3 Facere misericordiam et judicium, magis placet Domino
- 7 Detrahent eos, quia noluerunt facere judicium
-15 Gaudium justo est facere judicium
24-23 Cognoscere personam in judicio non est bonum
26-10 Judicium determinat causas
28- 5 Viri mali non cogitant judicium
-21 Qui cognoscit in judicio faciem, non benefacit
29-26 Et judicium a Dom. egreditur singulorum
31- 5 Ne forte bibant, et obliviscantur judiciorum
Eccle. 3-16 Vidi sub sole in loco judicii impietatem
5- 7 Si videris calumnias egenorum, et violenta judicia
6-10 Contra fortiorem se in judicio contendere
11- 9 Pro omn. his adducet te Deus in judicium
12-14 Adducet Deus in judicium pro omni errato
Sap. 1- 8 Nec præteriet illum corripiens judicium
5-19 Et accipiet pro galea judicium certum
6- 6 Judicium durissimum his, qui præsunt, fiet
8-11 Et acutus inveniar in judicio
9- 3 Et in directione cordis judicium judicet
- 5 Et minor ad intellectum judicii et legum
12-12 Aut quis stabit contra judicium tuum?
-13 Quoniam non injuste judicas judicium
-25 Pueris insensatis judicium in derisum dedisti
-26 Dignum Dei judicium experti sunt
16-18 Quoniam Dei judicio patiuntur persecution.
17- 1 Magna sunt enim judicia tua, Domine
Eccli. 3- 2 Judicium patris audite, filii, et sic facite
- 3 Judicium matris exquirens, firmavit in filios
11- 9 Et in judicio peccantium ne consistas
16-26 In judicio Dei opera ejus ab initio
17-10 Et justitiam et judicia sua ostendit illis
-24 Et cognosce justitias et judicia Dei, et sta
18-14 Et qui festinat in judiciis ejus
-19 Ante judicium para justitiam tibi
-20 Et ante judicium interroga te ipsum
-29 Et impleverunt proverbia et judicia
19-28 Et est judicium, quod non probatur esse bonum
20- 3 Sic qui facit per vim judicium iniquum
21- 6 Et judicium festinato adveniet illi
25- 6 Quam speciosum canitiei judicium
29-26 Qui conatur multa agere, incidet in judicium
32-20 Qui timent Do., invenient judicium justum
33-14 Et reddet illi secundum judicium suum
-30 Verum sine judicio nihil facias grave
35-22 Sed judicabit justos, et faciet judicium
-25 Donec judicet judicium plebis suæ
38-16 Et secundum judicium contege corpus illius
-23 Memor esto judicii mei: sic e. erit et tuum
-38 Et testamentum judicii non intelligent
Neq. palam facient disciplinam et judicium
41- 3 O mors, bonum est judicium tuum homini
- 5 Noli metuere judicium mortis
Hoc judicium a Domino omni carni
42- 2 Et de judicio justificare impium
43-11 In verbis sancti stabunt ad judicium
-14 Et accelerat coruscationes emittere judicii
45- 6 Docere Jacob testamentum suum, et judicia sua Israël
-12 Viri sapientis, judicio et veritate præditi
-21 In testamentis judiciorum, docere Jacob
48- 7 Qui audis in Sina judicium, et in Horeb judicia defensionis
-10 Qui scriptus es in judiciis temporum lenire
Isai. 1-17 Quærite judicium, subvenite oppresso
-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis, plena judicii?
-27 Sion in judicio redimetur, et reducent eam
3-14 Dominus ad judicium veniet cum senibus

Isai. 4- 4 In spiritu judicii, et spiritu ardoris
5- 7 Et expectavi ut faceret judicium, et ecce iniquitas
-16 Exaltabitur Dominus exercituum in judicio
9- 7 Et corroboret in judicio et justitia
10- 2 Ut opprimerent in judicio pauperes
16- 5 Judicans et quærens judicium, et velociter
26- 8 Et in semita judiciorum tuorum, Domine, sustinuimus te
- 9 Cum feceris judicia tua in terra
28- 6 Et spiritus judicii sedenti super judicium
- 7 Nescierunt videntem, ignoraverunt judicium
-17 Et ponam in pondere judicium, et justitiam
-26 Erudiet illum in judicio: Deus suus docebit
30-18 Parcens vobis: quia Deus judicii Dominus
32- 1 Et principes in judicio præerunt
- 7 Cum loqueretur pauper judicium
-16 Et habitabit in solitudine judicium
33- 5 Implevit Sion judicio et justitia
34- 5 Descendet, et super populum interfectionis meæ, ad judicium
- 8 Annus retributionum judicii Sion
40-27 Et a Deo meo judicium meum transivit
41- 1 Simul ad judicium propinquemus
-21 Prope facite judicium vestrum, dicit Dom.
42- 1 Judicium gentibus proferet
- 3 Non extinguet: in veritate educet judicium
- 4 Donec ponat in terra judicium
49- 4 Ergo judicium meum cum Domino
51- 4 Quia lex a me exiet, et judicium meum in lucem populorum requiescet
53- 8 De angustia, et de judicio sublatus est
54-17 Ling. resistentem tibi in judicio, judicabis
56- 1 Custodite judicium, et facite justitiam
58- 2 Et judicium Dei sui non dereliquerit: rogant me judicia justitiæ
59- 8 Et non est judicium in gressibus eorum
- 9 Propter hoc elongatum est judicium a nobis
-11 Expectavimus judicium, et non est
-14 Et conversum est retrorsum judicium
-15 Et malum apparuit in oculis ejus, quia non est judicium
61- 8 Quia ego Dominus diligens judicium
Jerem. 1-16 Et loquar judicia mea cum eis
2- 9 Propterea adhuc judicio contendam vobiscum
-29 Quid vultis mecum judicio contendere?
-35 Ecce ego judicio contendam tecum
4- 2 Vivit Dominus, in veritate, et in judicio
-12 Et nunc ego loquar judicia mea cum eis
5- 1 An inveniatis virum facientem judicium
- 4 Ignorantes viam Dom. judicium Dei sui
- 5 Cognoverunt viam Do., judicium Dei sui
-28 Et judicium pauperum non judicaverunt
7- 5 Si feceritis judicium inter virum et proxim.
8- 7 Populus a. meus non cognovit judicium Do.
9-24 Qui facio misericordiam, et judicium
10-24 Corripe me, Dom., verumtamen in judicio
17-11 Fecit divitias, et non in judicio
21-12 Judicate mane judicium, et eruite vi oppressum
22- 3 Hæc dicit Dom.: Facite judicium et justit.
-13 Væ qui ædificat domum suam in injustitia, et cœnacula sua non in judicio
-15 Et fecit judicium... tunc cum bene erat ei
23- 5 Et faciet judicium et justitiam in terra
25-31 Quia judicium Domino cum gentibus
26-11 Dicentes: Judicium mortis est viro huic
-16 Non est viro huic judicium mortis
30-11 Sed castigabo te in judicio, ut non videaris
-13 Non est qui judicet judicium tuum ad allig.
33-15 Faciet judicium et justitiam in terra
39- 5 Et locutus est ad eum judicia
46-28 Non consumam, sed castigabo te in judicio
48-21 Et judicium venit ad terram campestrem
-47 Ait Dominus. Huc usque judicia Moab
49-12 Ecce quibus non erat judicium ut biberent
50-34 Judicio defendet causam eorum
51- 9 Quon. pervenit usque ad cœlos judicium ej.
52- 9 Et locutus est ad eum judicia
Thren. 3-35 Ut declinaret judicium viri in conspectu
-36 Ut perverteret hominem in judicio suo
-59 Adversum me: judica judicium meum
Baruc. 6-53 Judicium quoque non discernent
-63 Quando non possunt neq. judicium judicare
Ezech. 5- 6 Et contempsit judicia mea, ut plus esset
Judicia enim mea projecerunt
- 7 Et judicia mea non fecistis, et juxta judicia gentium... non estis operati
- 8 Et ipse ego faciam in medio tui judicia
-10 Comedent patres suos, et faciam in te judicia
-15 Cum fecero in te judicia in furore
7-23 Quoniam terra plena est judicio sanguinum
-27 Et secundum judicia eorum judicabo eos

Ezech. 11- 9 Et faciam in vobis judicia
-12 Et judicia mea non fecistis, sed juxta judicia gentium... estis operati
-20 Et judicia mea custodiant, faciantque ea
14-21 Quod et si quatuor judicia mea pessima
16-38 Et judicabo te judiciis adulterarum
-41 Et facient in te judicia in oculis mulierum
18- 5 Et vir si fuerit justus, et fecerit judicium
- 8 Et judicium verum fecerit inter virum et virum
- 9 Judicia mea custodierit ut faciat veritatem
-17 Judicia mea fecerit, in præceptis meis ambulaverit
-19 Quia filius judicium et justitiam operatus est
-21 Si... fecerit judicium et justitiam, vita vivet
-27 Et fecerit judicium et justitiam
20-11 Præcepta mea, et judicia mea ostendi eis
-13 Et judicia mea projecerunt
-16 Quia judicia mea projecerunt
-18 Nec judicia eorum custodiatis, nec in idolis
-19 Judicia mea custodite, et facite ea
-21 Judicia mea non custodierunt ut facerent
-24 Eo quod judicia mea non fecissent
-25 Dedi eis... et judicia in quibus non vivent
-36 Sicut judicio contendi adversum patres vest.
21-27 Donec veniret cujus est judicium
22-29 Advenam opprimebant calumnia absque judicio
23-10 Et judicia perpetraverunt in ea
-24 Et dabo coram eis judicium, et judicabunt te judiciis suis
Et judicabunt te judiciis suis
-45 Hi judicabunt eas judicio adulterarum, et judicio effundentium sanguinem
25-11 Et in Moab faciam judicia
28-22 Et scient quia ego Dominus, cum fecero in ea judicia
-26 Cum fecero judicia in omnibus qui advers.
30-14 Et faciam judicia in Alexandria
-19 Et judicia faciam in Ægypto
33-14 Feceritque judicium et justitiam
-16 Judicium et justitiam fecit, vita vivet
-19 Feceritque judicium et justitiam, vivet in eis
34-16 Et forte custodiam: et pascam illas in judicio
36-27 Et judicia mea custodiatis, et operemini
37-24 In judiciis meis ambulabunt
39-21 Et videbunt omnes gentes judicium meum
44-24 Stabunt in judiciis meis, et judicabunt
45- 9 Et judicium et justitiam facite
Dan. 3-27 Et viæ tuæ rectæ, et omnia judicia tua vera
-28 Judicia enim vera fecisti, juxta omnia
In veritate, et in judicio, induxisti omnia
-31 Quæ fecisti nobis, in vero judicio fecisti
4-34 Omnia opera ejus vera, et viæ ejus judicia
7-10 Judicium sedit, et libri aperti sunt
-22 Et judicium dedit sanctis Excelsi
-26 Et judicium sedebit, ut auferatur potentia
9- 5 Et declinavimus a mandatis tuis, ac judiciis
13- 6 Veniebant ad eos omnes qui habebant judicia
- 9 Neque recordarentur judiciorum justorum
-49 Revertimini ad judicium, quia falsum test.
-53 Judicans judicia injusta, innocentes opprimens
Osee. 2-19 Et sponsabo te mihi in justitia, et judicio
4- 1 Judicium Domino cum habitatoribus terræ
5- 1 Auscultate: quia vobis judicium est
-11 Calumniam patiens est Ephraïm, fractus judicio
6- 5 Et judicia tua quasi lux egredientur
10- 4 Et germinabit quasi amaritudo judicium
12- 2 Judicium ergo Domini cum Juda
- 6 Misericordiam et judicium custodi, et spera
Amos. 5- 7 Qui convertitis in absinthium judicium
-15 Diligite bon. et constituite in porta judicium
-24 Et revelabitur quasi aqua judicium
6-13 Quoniam convertistis in amaritudinem judicium
7- 4 Ecce vocabat judicium ad ignem Do. Deus
Mich. 3- 1 Numquid non vestrum est scire judicium
- 8 Ego repletus sum... judicio, et virtute
- 9 Quia abominamini judicium, et omnia recta
6- 1 Surge, contende judicio adversum montes
- 2 Audiant montes judicium Domini
Quia judicium Domini cum populo suo
- 8 Utique facere judicium, et diligere miseric.
7- 9 Causam meam judicet, et faciat judicium
Habac. 1- 3 Et factum est judicium, et contradictio pot.
- 4 Et non pervenit usque ad finem judicium
Propterea egreditur judicium perversum
- 7 Ex semetipsa judicium, et onus ejus egredietur
-12 Domine, in judicium posuisti eum
Soph. 2- 3 Mansueti terræ, qui judicium ejus estis operati

Soph. 3- 5 Mane mane judicium suum dabit in lucem
- 8 Quia judicium meum ut congregem gentes
-15 Abstulit Dominus judicium tuum
Zach. 7- 9 Judicium verum judicate, et misericordiam
8-16 Et judicium pacis judicate in portis vestris
Malac. 2-17 Ei placent : aut certe ubi est Deus judicii
3- 5 Et accedam ad vos in judicio, et ero testis
4- 4 Ad omnem Israël, præcepta et judicia
1 *Mac.* 2-24 Et accensus est furor ejus secundum judicium legis
-29 Quærentes judicium, et justitiam, in desertum
6-22 Et dixerunt : Quousque non facis judicium
7-18 Non est veritas et judicium in eis
8-32 Adversum te faciemus illis judicium
2 *Mac.* 4-43 Cœpit judicium adversus Menelaüm agitari
6-14 Ut eas, cum judicii dies advenerit... puniat
7-35 Nondum enim omnipotentis Dei, et omnia inspicientis judicium effugisti
-36 Tu vero judicio Dei justas superbiæ tuæ pœnas exsolves
9- 4 Agens iter, cœlesti eum judicio perurgente
-18 Supervenerat enim in eum justum Dei judicium
12-41 Omnes itaque benedixerunt justum judicium Domini
13-13 Et Domini judicio committere exitum rei
14-18 Sanguine judicium facere metuebat
15-20 Et cum jam o. sperarent judicium futurum
Matth. 5-21 Qui autem occiderit, reus erit judicio
-22 Qui irascitur fratri suo, reus erit judicio
-40 Et ei, qui vult tecum judicio contendere
7- 2 In quo e. judicio judicaveritis, judicabimini
10-15 Tolerabilius erit... in die judicii
11-22 Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii
-24 Remissius erit in die judicii, quam tibi
12-18 Et judicium gentibus nuntiabit
-20 Donec ejiciat ad victoriam judicium
-36 Reddent rationem de eo in die judicii
-41 Viri Ninivitæ surgent in judicio
-42 Regina Austri surget in judicio
23-14 Propter hoc amplius accipietis judicium
-23 Reliquistis quæ graviora sunt legis, judicium
-33 Quomodo fugietis a judicio gehennæ
Marc. 12-40 Hi accipient prolixius judicium
Luc. 10-14 Tyro et Sidoni remissius erit in judicio
11-31 Regina Austri surget in judicio cum viris
-32 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum gener.
-42 Et præteritis judicium et charitatem Dei
Joan. 3-19 Hoc est autem judicium : quia lux venit
5-22 Sed omne judicium dedit Filio
-24 In judicium non venit, sed transiit a morte
-27 Et potestatem dedit ei judicium facere
-29 Qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii
-30 Sicut audio, judico : et judicium meum justum est
7-24 Sed justum judicium judicate
8-16 Et si judico ego, judicium meum verum est
9-39 In judicium ego in hunc mundum veni
12-31 Nunc judicium est mundi
16- 8 Arguet mundum... de justitia, et de judicio
-11 De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est
Act. 8-33 In humilitate judicium ejus sublatum est
24-25 Et de judicio futuro, tremefactus Felix resp.
26- 6 Facta est a Deo, sto judicio subjectus
Rom. 2- 2 Quoniam judicium Dei est secundum veritatem
- 5 In die iræ, et revelationis justi judicii Dei
5-16 Nam judicium quidem ex uno in condemn.
11-33 Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus
1 *Cor.* 6- 4 Sæcularia igitur judicia si habueritis
- 6 Sed frater cum fratre judicio contendit
- 7 Quod judicia habetis inter vos
11-29 Judicium sibi manducat et bibit
-34 Ut non in judicium conveniatis
Galat. 5-10 Qui autem conturbat vos, portabit judicium
2 *Thes.* 1- 5 In exemplum justi judicii Dei
1 *Tim.* 3- 6 Ne... elatus, in judicium incidat diaboli
5-24 Peccata manifesta sunt, præcedentia ad judicium
Tit. 3-11 Cum sit proprio judicio condemnatus
Hebr. 6- 2 Resurrectionis mortuorum et judicii æterni
9-27 Statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium
10-27 Terribilis autem quædam expectatio judicii
Jacob. 2- 6 Opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicia ?
-13 Judicium enim sine misericordia illi
Superexaltat autem misericordia judicium
3- 1 Scientes quoniam majus judicium sumitis
5-12 Non, non : ut non sub judicio decidatis
1 *Petr.* 4-17 Quoniam tempus est ut incipiat judicium
2 *Petr.* 2- 3 Quibus judicium jam olim non cessat
- 4 Tradidit cruciandos, in judicium reservari
- 9 Iniquos vero in diem judicii reservare cruciandos
-11 Non portant advers. se execrabile judicium
3- 7 Igni reservati in diem judicii, et perditionis
1 *Joan.* 4-17 Ut fiduciam habeamus in die judicii
Judæ. - 4 Qui olim præscripti sunt in hoc judicium
- 6 In judicium magni diei, vinculis æternis sub caligine reservavit
- 9 Non est ausus judicium inferre blasphemiæ
-15 Facere judicium contra omnes, et arguere
Apoc. 14- 7 Quia venit hora judicii ejus
15- 4 Quoniam judicia tua manifesta sunt
16- 7 Deus omnipotens, vera et justa judicia tua
18-10 Quoniam una hora venit judicium tuum
-20 Quoniam judicavit Deus judicium vestrum de illa
19- 2 Quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicavit
20- 4 Sederunt super eas, et judicium datum est illis

JUDICO.

Gen. 15-14 Gentem, cui servituri sunt, ego judicabo
16- 5 Judicet Dominus inter me et te
18-25 Qui judicas omnem terram, nequaquam facies
19- 9 Ingressus es, inquiunt, ut advena : numquid ut judices?
30- 6 Dixitque Rachel : Judicavit mihi Dominus
31-37 Et judicent inter me et te
-49 Intueatur et judicet Dominus inter nos
49-16 Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus
Exod. 5-21 Dixerunt ad eos : Videat Dominus et judicet
18-13 Altera autem die sedit Moyses ut judicaret populum
-16 Veniunt ad me ut judicem inter eos
-22 Qui judicent populum omni tempore
Et ipsi minora tantummodo judicent
-26 Qui judicabant plebem omni tempore
Faciliora tantummodo judicantes
21-22 Subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint
22- 9 Et si illi judicaverint, duplum restituet
Levit. 13-11 Lepra vetustissima judicabitur atque inolita
-13 Et teneri lepra mundissima judicabit
-51 Pollutum judicabit vestimentum, et omne
-55 Immundum judicabit, et igne comburet
15- 3 Et tunc judicabitur huic vitio subjacere
19-15 Non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis
Juste judica proximo tuo
27-12 Qui judicans utrum bonum an malum sit
Num. 35-12 Donec stet... et causa illius judicetur
Deut. 1-16 Audite illos, et quod justum est judicate
16-18 Ut judicent populum justo judicio
21- 5 Quidquid mundum, vel immundum est, judicetur
32-36 Judicabit Dominus populum suum
33- 8 Et judicasti ad aquas Contradictionis
Josue. 22-23 Super eo imponeremus, ipse quærat et judicet
Judic. 3-10 Fuitq. in eo spiritus Do., et judicavit Israël
4- 4 Quæ judicabat populum in illo tempore
10- 2 Et judicavit Israëlem viginti et tribus annis
- 3 Qui judicavit Israëlem per vig. et duos annos
11-27 Judicet Dominus arbiter hujus diei, inter Is.
12- 7 Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël
- 8 Post hunc judicavit Israël Abesan de Bethlehem
- 9 Qui septem annis judicavit Israël
-11 Et judicavit Israël decem annis
-13 Post hunc judicavit Israël Abdon, fil. Illel
-14 Et judicavit Israël octo annis
15-20 Judicavitque Israël in diebus Philisthiim
16-31 Judicavitque Israël viginti annis
1 *Reg.* 2-10 Dominus judicabit fines terræ, et dabit imp.
3-13 Prædixi enim ei quod judicaturus essem
4-18 Et ipse judicavit Israël quadraginta annis
7- 6 Judicavitque Samuël filios Israel in Masphath
-15 Judicabat q. Samuël Israëlem cunctis dieb.
-16 Et judicabat Israëlem in supradictis locis
-17 Ibi e. erat domus ej. et ibi judicabat Israëlem
8- 5 Constitue nobis regem, ut judicet nos
- 6 Da nobis regem, ut judicet nos
-20 Et judicabit nos rex noster, et egredietur
16- 7 Nec juxta intuitum hominis ego judico
24-13 Judicet Dominus inter me et te
-16 Sit Dominus judex, et judicet inter me et te : et videat, et judicet causam meam
25-39 Benedictus Dominus, qui judicavit causam
2 *Reg.* 15- 4 Ut ad me veniant omnes... et juste judicem
2 *Reg.* 18-31 Judicavit enim pro te Dominus hodie
3 *Reg.* 3- 9 Ut populum tuum judicare possit
Quis enim poterit judicare populum istum
-28 Audivit itaque omnis Israel judicium quod judicasset rex
7- 8 Domunc., in qua sedebatur ad judicandum
8-32 Judicabis servos tuos, condemnans impium
4 *Reg.* 15- 5 Gubernabat palatium, et judicabat populum
23-22 A diebus judicum, qui judicaverunt Israël
1 *Par.* 12-17 Videat Deus patrum nostrorum, et judicet
16-33 Coram Domino : quia venit judicare terram
26-29 Super Israël, ad docendum et judicandum
2 *Par.* 1-10 Quis enim potest hunc populum tuum digne, qui tam grandis est, judicare
-11 Ut judicare possis populum meum
19- 6 Quodcumque judicaveritis, in vos redundabit
- 8 Ut judicium et causam Domini judicarent
20-12 Deus noster, ergo non judicabis eos ?
26-21 Porro Joatham... judicabat populum terræ
1 *Esdr.* 7-25 Ut judicent omni populo qui est trans flumen
Judith. 7-13 Dixerunt : Judicet Deus inter nos et te
Job. 6-29 Et loquentes id quod justum est, judicate
10- 2 Indica mihi cur me ita judices
13- 8 Numquid... et pro Deo judicare nitimini ?
-18 Si fuero judicatus, scio quod justus inveniar
-19 Quis est qui judicetur mecum ? veniat
16-22 Atque utinam sic judicaretur vir cum Deo, quomodo judicatur filius hominis cum collega suo
19- 7 Vociferabor, et non est qui judicet
21-22 Numquid Deum docebit quispiam scientiam, qui excelsos judicat ?
22-13 Et quasi per caliginem judicat
27- 5 Absit a me ut justos vos esse judicem
31-14 Quid enim faciam cum surrexerit ad judicandum Deus ?
-35 Et librum scribat ipse, qui judicat
34- 6 In judicando enim me, mendacium est
35-14 Judicare coram illo, et expecta eum
36-17 Causa tua quasi impii judicata est
-31 Per hæc enim judicat populos, et dat escas
Psal. 2-10 Intelligite : erudimini qui judicatis terram
5-11 Ling. suis dolose agebant, judica illos Deus
7- 9 Dominus judicat populos
Judica me, Domine, secundum justitiam m.
9- 5 Sedisti super thronum, qui judicas justitiam
- 9 Et ipse judicabit orbem terræ in æquitate, judicabit populos in justitia
-20 Judicentur gentes in conspectu tuo
H. 10-18 Judicare pupillo et humili, ut non apponat
25- 1 Judica me, Domine, quoniam ego in innocentia mea ingressus sum
34- 1 Judica, Domine, nocentes me, expugna
-24 Judica me secundum justitiam tuam, Dom.
36-33 Nec damnabit eum cum judicabitur illi
42- 1 Judica me, Deus, et discerne causam meam
50- 6 Ut justificeris... et vincas cum judicaris
53- 3 Salvum me fac : et in virtute tua judica me
57- 2 Recta judicate, filii hominum
-12 Utique est Deus judicans eos in terra
66- 5 Quoniam judicas populos in æquitate
71- 2 Judicare populum tuum in justitia
- 4 Judicabit pauperes populi, et salvos faciet
73-22 Exurge, Deus, judica causam tuam
74- 3 Cum accepero tempus, ego justitias judicabo
81- 2 Usquequo judicatis iniquitatem
- 3 Judicate egeno, et pupillo
- 8 Surge, Deus, judica terram
93- 2 Exaltare qui judicas terram : redde retribut.
95-10 Judicabit populos in æquitate
-13 Quia venit : quoniam venit judicare terram
Judicabit orbem terræ in æquitate
97- 9 Quoniam venit judicare terram
Judicabit orbem terrarum in justitia
108- 7 Cum judicatur, exeat condemnatus
109- 6 Judicabit in nationibus, implebit ruinas
118-154 Judica judicium meum, et redime me
134-14 Quia judicabit Dominus populum suum
Prov. 17-26 Nec percutere principem, qui recta judicat
22-23 Quia judicabit Dominus causam ejus
23-11 Ipse judicabit contra te causam illorum
29-14 Rex qui judicat in veritate pauperes
31- 9 Et judica inopem et pauperem
Eccle. 3-17 Justum et impium judicabit Deus
4- 3 Et feliciorem utroque judicavi
8-14 Sed et hoc vanissimum judico
Sap. 1- 1 Diligite justitiam, qui judicatis terram
2-22 Nec judicaver. honorem animarum sanct.
3- 8 Judicabunt nationes, et dominabuntur pop.
6- 5 Non recte judicastis, nec custodistis legem
9- 3 Et in directione cordis judicium judicet
11-10 Cum ira judicati impii tormenta paterentur

Sap. 12–10 Partibus judicans dabas locum pœnitentiæ
–13 Quoniam non injuste judicas judicium
–18 Dominator virtutis, cum tranquillitate judicas
–19 Judicans das locum in peccatis pœnitentiæ
–21 Cum quanta diligentia judicasti filios tuos
–22 Ut bonitatem tuam cogitemus judicantes
Et cum de nobis judicatur, speremus misericordiam
Eccli. 4–10 In judicando esto pupillis misericors ut pater
–16 Qui audit illam, judicabit gentes
8–17 Non judices contra judicem: quoniam secundum quod justum est, judicat
10– 1 Judex sapiens judicabit populum suum
16–13 Hominem secundum opera sua judicat
35–22 Dominus non elongabit, sed judicabit justos
–25 Donec judicet judicium plebis suæ
42– 8 Senioribus, qui judicantur ab adolescentib.
45–31 Ut daret sapientiam in cor nostrum judicare gentem suam in justitia
46–17 In lege Domini congregationem judicavit
Isai. 1–17 Judicate pupillo, defendite viduam
–23 Pupillo non judicant: et causa viduæ non ingreditur ad illos
2– 4 Et judicabit gentes, et arguet populos multos
3–13 Stat ad judicandum Dominus, et stat ad judicandos populos
5– 3 Viri Juda, judicate inter me et vineam meam
11– 3 Non secundum visionem oculor. judicabit
– 4 Sed judicabit in justitia pauperes, et arguet
16– 5 Et sedebit... judicans et quærens judicium
27– 8 Cum abjecta fuerit, judicabis eam
43–26 Reduc me in memoriam, et judicemur simul
49–25 Eos vero, qui judicaverunt te, ego judicabo
51– 5 Et brachia mea populos judicabunt
54–17 Linguam resistentem tibi in judicio, judicabis
59– 4 Neque est qui judicet vere: sed confidunt
Jerem. 5–28 Causam viduæ non judicaverunt
Et judicium pauperum non judicaverunt
11–20 Tu aut., Domine Sabaoth, qui judicas juste
21–12 Dicit Dominus: Judicate mane judicium
22–16 Judicavit causam pauperis, et egeni in bonum suum
25–31 Judicatur ipse cum omni carne
30–13 Non est qui judicet judicium tuum ad alligandum
51–36 Ecce ego judicabo causam tuam; et ulciscar
Thren. 3–58 Judicasti, Domine, causam animæ meæ
–59 Judica judicium meum
Baruc. 2– 1 Ad judices nostros, qui judicaverunt Israël
6–63 Quando non possunt neque judicium judicare
Ezech. 7– 3 Et judicabo te juxta vias tuas
– 8 Et judicabo te juxta vias tuas, et imponam
–27 Et secundum judicia eorum judicabo eos
11–10 Gladio cadetis: in finibus Israël judicabo vos
–11 In finibus Israël judicabo vos
16–38 Et judicabo te judiciis adulterarum
17–20 Et judicabo eum ibi, in prævaricatione
18–30 Idcirco unumquemque juxta vias suas judicabo
20– 4 Judicas eos, si judicas, fili hominis
–35 Et judicabor vobiscum ibi facie ad faciem
–36 Sic judicabo vos, dicit Dominus Deus
21–30 In terra nativitatis tuæ judicabo te
22– 2 Et tu, fili hominis, nonne judicas, nonne judicas civitatem sanguinum?
23–24 Et judicabunt te judiciis suis
–36 Numquid judicas Oollam, et Oolibam
–45 Hi judicabunt eas judicio adulterarum
24–14 Et juxta adinventiones tuas judicabo te
33–20 Unumquemque juxta vias suas judicabo
34–17 Ecce ego judico inter pecus et pecus
–20 Judico inter pecus pingue, et macilentum
–22 Et judicabo inter pecus et pecus
35–11 Et notus efficiar per eos cum te judicavero
36–19 Juxta... adinventiones eorum judicavi eos
38–22 Et judicabo eum peste, et sanguine, et imbre
44–24 Stabunt in judiciis meis, et judicabunt
Dan. 9–12 Super principes nostr., qui judicaverunt nos
13–48 Ait: Sic fatui filii Israël, non judicantes
–53 Judicans judicia injusta, innocentes opprim.
Osee. 2– 2 Judicate matrem vestram, judicate
4– 4 Verumtamen unusquisque non judicet
10–14 A domo ejus qui judicavit Baal in die prælii
Joel. 3–12 Quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes in circuitu
Abdiæ. –21 Et ascendent salvatores in montem Sion judicare montem Esaü
Mich. 3–11 Principes ejus in muneribus judicabant
4– 3 Et judicabit inter populos multos
7– 9 Donec causam meam judicet, et faciat judicium
Zach. 3– 7 Tu quoque judicabis domum meam
Zach. 5– 3 Omnis fur, sicut ibi script. est, judicabitur
Et omnis jurans, ex hoc similiter judicabitur
7– 9 Judicium verum judicate, et misericordiam
8–16 Judicium pacis judicate in portis vestris
1 Mac. 7–42 Et judica illum secundum malitiam illius
9–73 Et cœpit Jonathas ibi judicare populum
2 Mac. 4–47 Etiam si... innocentes judicarentur, hos morte damnavit
11–25 Statuentes judicavimus, templum restitui
–36 De quibus a. ad regem judicavit referendum
15–17 Ut virtus de negotiis judicaret
Matth. 7– 1 Nolite judicare, ut non judicemini
– 2 In quo e. judicio judicaveritis, judicabimini
19–28 Judicantes duodecim tribus Israël
Luc. 6–37 Nolite judicare, et non judicabimini
7–43 At ille dixit ei: Recte judicasti
12–57 A vobis ipsis non judicatis quod justum est
19–22 Dicit ei: De ore tuo te judico, serve nequam
22–30 Sedeatis..judicantes duodecim tribus Israël
Joan. 3–17 Non enim misit Deus Filium suum in mundum, ut judicet mundum
–18 Qui credit in eum, non judicatur: qui autem non credit, jam judicatus est
5–22 Neque enim Pater judicat quemquam
–30 Sicut audio, judico: et judicium meum justum est
7–24 Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate
–51 Numquid lex nostra judicat hominem
8–15 Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam
–16 Et si judico ego, judicium meum verum est
–26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare
–50 Est qui quærat, et judicet
12–47 Ego non judico eum: non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mund.
–48 Habet qui judicet eum
Ille judicabit eum in novissimo die
16–11 Quia princeps hujus mundi jam judicatus est
18–31 Et secundum legem vestram judicate eum
Act. 3–13 Et negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimitti
4–19 Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum, judicate
7– 7 Et gentem, cui servierint, judicabo ego
13–27 Et voces prophetarum... judicantes impleverunt
–46 Et indignos vos judicatis æternæ vitæ
15–19 Propter quod ego judico, non inquietari eos
16–15 Si judicastis me fidelem Domino esse
17–31 In quo judicaturus est orbem in æquitate
21–25 Nos scripsimus, judicantes ut abstineant se ab idolis
23– 3 Et tu sedens judicas me secundum legem
– 6 De spe et resurrectione mortuorum ego judicor
24– 6 Voluimus secundum legem nostr. judicare
– 8 A quo poteris ipse judicans, de omnibus istis cognoscere
–21 Quoniam de resurrectione mortuorum ego judicor hodie a vobis
25– 9 Vis... et ibi de his judicari apud me?
–10 Ibi me oportet judicari: Judæis non nocui
–20 Dicebam si vellet ire Jerosolymam, et ibi judicari de istis
–25 Ipso autem hoc appellante ad Augustum, judicavi mittere
26– 8 Quid incredibile judicatur apud vos
27– 1 Ut a. judicatum est navigare eum in Italiam
Rom. 2– 1 Inexcusabilis es, o homo omnis, qui judicas
In quo e. judicas alterum, te ips. condemnas
Eadem enim agis quæ judicas
– 3 O homo, qui judicas eos qui talia agunt
–12 In lege peccaverunt, per legem judicabuntur
–16 Cum judicabit Deus occulta hominum
–27 Judicabit id, quod ex natura est præputium
3– 4 Ut justificeris... et vincas cum judicaris
– 6 Quomodo judicabit Deus hunc mundum?
– 7 Quid adhuc et ego tanquam peccator judicor?
14– 3 Qui non manducat, manducant. non judicet
– 4 Tu qui es, qui judicas alienum servum?
– 5 Nam alius judicat diem inter diem alius autem judicat omnem diem
–10 Tu autem quid judicas fratrem tuum?
–13 Non ergo amplius invicem judicemus: sed hoc judicate magis
–22 Beatus, qui non judicat semetipsum in eo quod probat
1 Cor. 2– 2 Non enim judicavi me scire aliquid inter vos
–15 Spiritualis autem judicat omnia: et ipse a nemine judicatur
4– 3 Mihi a. pro minimo est ut a vobis judicer
Sed neque me ipsum judico
– 4 Qui autem judicat me, Dominus est
1 Cor. 4– 5 Itaque nolite ante tempus judicare
5– 3 Jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est
–12 Quid e. mihi de iis, qui foris sunt, judicare?
Nonne de iis, qui intus sunt, vos judicatis?
–13 Nam eos, qui foris sunt, Deus judicabit
6– 1 Judicari apud iniquos, et non apud sanctos
– 2 An nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt?
Et si in vobis judicabitur mundus
Indigni estis, qui de minimis judicetis?
– 3 Nescitis quoniam Angelos judicabimus?
– 4 Illos constituite ad judicandum
– 5 Qui possit judicare inter fratrem suum?
7–37 Et hoc judicavit in corde suo, servare virg.
10–15 Loquor, vos ipsi judicate quod dico
–29 Libertas mea judicatur ab aliena conscientia
11–13 Vos ipsi judicate: decet mulierem non velatam orare Deum?
–31 Non utique judicaremur
–32 Dum judicamur autem, a Domino corripimur
Colos. 2–16 Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu
2 Thes. 2–11 Ut judicentur omnes, qui non crediderunt
2 Tim. 4– 1 Qui judicaturus est vivos et mortuos
Hebr. 10–30 Quia judicabit Dominus populum suum
13– 4 Fornicatores e. et adulteros judicabit Deus
Jacob. 2– 4 Nonne judicatis apud vosmetipsos?
–12 Per legem libertatis incipientes judicari
3–17 Non judicans, sine simulatione
4–11 Aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi, et judicat legem?
Si autem judicas legem: non es factor legis
–13 Tu autem quis es, qui judicas proximum?
5– 9 Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum, ut non judicemini
1 Petr. 1–17 Qui sine acceptione personarum judicat
2–23 Tradebat autem judicanti se injuste
4– 5 Qui paratus est judicare vivos et mortuos
– 6 Ut judicentur quidem secundum homines in carne
Judæ. –22 Et hos quidem arguite judicatos
Apoc. 6–10 Non judicas, et non vindicas sang. nostrum
11–18 Advenit... et tempus mortuorum judicari
16– 5 Domine, qui es, et qui eras: Sanctus, qui hæc judicasti
18– 8 Quia fortis est Deus, qui judicabit illam
–20 Quon. judicavit Deus judicium vest. de illa
19– 2 Qui judicavit de meretrice magna
–11 Et cum justitia judicat et pugnat
20–12 Judicati s. mortui, ex his quæ scripta erant
–13 Et judicatum est de singulis secundum opera

JUDITH I.

Filia Beeri Hethæi, et uxor prima Esaü.

Gen. 26–34 Duxit uxores, Judith filiam Beeri Hethæi

JUDITH II.

Filia Merari, viduaque viri cui nomen erat Manasse, non ex tribu Ruben, ut quidam putant, verum e tribu Simeonis. Nabuchodonosor, victo rege Medorum, cunctis terræ regnis imperare cupiens, Holofernem miserat qui Judæos imperio suo subjiceret. Civitatem Bethuliam obsidione circumvenerat, cujus cives præ angustia jam deditionem meditabantur. At vero Judith sancta sese affligens ac humilians, liberationem patriæ cogitans, depositis vestibus viduitatis, egressa est de civitate, et ab exploratoribus Assyriorum deprehensa est, ductaque ad Holofernem, qui mox ejus pulchritudine captus est. Erat enim Judith inter omnes formosissima, cui etiam contulit Dominus eximium splendorem. Judith in locum thesaurorum Holofernis introducta, facultatem obtinuit propriis vescendi cibis quos secum attulerat, nocteque ad orationem egrediendi. Quarto autem die in convivium inducta coram Holoferne comedit et bibit, qui concupiscentia ardenti motus, immodico se vino obruit. Judith facta ad Deum oratione præcidit caput Holofernis, quod ad concives Bethuliam efferens, eos ad gratiarum actionem hortata est, et ipsa ab omnibus benedicta. Tum Judæi in Assyrios irruunt qui strenui ducis loco mutilatum cadaver prospicientes, et repentino terrore perculsi, fugiunt strage multa ab Hebræis edita. Post victoriam omnis populus venit in Jerusalem Dominum ut adoraret; et Judith magna habita est in Bethulia. Mansit in domo viri sui annos centum quinque, et defuncta est ac sepulta cum viro suo in Bethulia. Luxitque illam omnis populus diebus septem. Toto autem spatio vitæ ejus

non fuit qui perturbaret Israel, etiamque post mortem ejus annis multis.

Judith. 8- 1 Et factum est, cum audisset hæc verba Judith vidua
- 4 Erat autem Judith relicta ejus vidua
-30 Et dixit illis Judith : Sicut quod potui loqui
9- 1 Judith ingressa est oratorium suum
10-10 Judith vero orans Dominum, transivit
-19 Videns itaque Judith Holofernem sedentem
11- 4 Et dixit illi Judith : Sume verba ancillæ tuæ
12- 2 Cui respondit Judith, et dixit : Nunc non potero manducare ex his
- 4 Et dixit Judith : Vivit anima tua, domine
-12 Tunc introivit Vagao ad Judith, et dixit
-13 Cui Judith respondit : Quæ ego sum
-18 Et dixit Judith : Bibam, domine
13- 3 Eratque Judith sola in cubiculo
- 5 Dixitque Judith puellæ suæ, ut staret foris
- 6 Stetitque Judith ante lectum, orans cum lacrymis
-13 Et dixit Judith a longe custodibus murorum
-17 Dixit Judith : Laudate Dominum Deum
-27 Porro Achior vocatus venit, et dixit ei Judith
14- 1 Dixit autem Judith ad omnem populum
-13 Suspicabatur e. illum cum Judith dormire
-15 Et ingressus tabernaculum Judith, non invenit eam
15- 9 Venit in Bethuliam... ut videret Judith
-14 Dederunt Judith in auro, et argento, et vest.
16- 1 Cantavit canticum hoc Domino Judith
- 8 Sed Judith filia Merari in specie faciei suæ dissolvit eum
-23 Porro Judith, universa vasa bellica Holofernis... obtulit in anathema oblivionis
-24 Et per tres menses gaudium hujus victoriæ celebratum est cum Judith
-25 Et Judith magna facta est in Bethulia

JUGALES.

2 Reg. 8- 4 Subnervavit omnes jugales curruum
Jerem. 51-23 Et collidam in te agricolam et jugales ejus

JUGER.

1 Reg. 14-14 In media parte jugeri, quam par boum in die arare consuevit
Isai. 5-10 Decem enim jugera vinearum facient

JUGIS, E.

Levit. 15-33 Vel quæ jugi fluit sanguine, et hominis
21-20 Si (*habens*) jugem scabiem, si impetiginem
Num. 28- 6 Holocaustum juge est quod obtulistis in monte Sinaï
1 Esdr. 3- 5 Et post hæc holocaustum juge
Prov. 15-15 Secura mens quasi juge convivium
Ezech. 46-14 Sacrificium Domino legitimum, juge atque perpetuum
Dan. 8-11 Et ab eo tulit juge sacrificium
-12 Robur autem datum est ei contra juge sacrificium
-13 Usquequo visio, et juge sacrificium, et pecc.
11-31 Et auferent juge sacrificium
12-11 A tempore cum ablatum fuerit juge sacrificium

JUGITER.

Exod. 29-38 Agnos anniculos duos per sing. dies jugiter
Levit. 24- 2 Ad concinnandas lucernas jugiter
Num. 9-16 Sic fiebat jugiter : per diem operiebat illud
Judic. 16-16 Et per multos dies jugiter adhæreret
1 Reg. 1-22 Ut appareat ante conspectum Domini, et maneat ibi jugiter
2 Reg. 7-16 Et thronus tuus erit firmus jugiter
9-13 Quia de mensa regis jugiter vescebatur
21- 1 Facta est quoque fames in diebus David tribus annis jugiter
1 Par. 9-33 Ut die ac nocte jugiter suo ministerio deservirent
16- 6 Canere tuba jugiter coram arca fœderis
-37 Ut ministrarent in conspectu arcæ jugiter
-40 Ut offerrent holocausta Domino super altare holocautomatis jugiter
23-31 Uniuscujusque rei, jugiter coram Domino
2 Par. 24-14 Offerebantur holocausta in domo Do. jugiter
Esth. 9-27 Annis sibi jugiter succedentibus
Prov. 5-19 In amore ejus delectare jugiter
6-21 Liga ea in corde tuo jugiter, et circumda
19-13 Et tecta jugiter perstillantia, litigiosa mulier
27-24 Non enim habebis jugiter potestatem
Isai. 21- 8 Ego sum, stans jugiter per diem
51-13 Formidasti jugiter tota die a facie furoris ej.
52- 5 Et jugiter tota die nomen meum blasphematur
60-11 Et aperientur portæ tuæ jugiter
Jerem. 32-30 Jugiter facientes malum in oculis meis
Ezech. 38- 8 Ad montes Israël, qui fuerunt deserti jugiter
39-14 Viros jugiter constituent lustrantes terram
Abdiæ. -16 Bibent omnes gentes jugiter : et bibent

JUGULO.

Num. 31-17 Mulieres, quæ noverunt viros in coïtu, jugulate
35-21 Statim ut invenerit eum, jugulabit
Judic. 12- 6 Statimque apprehensum jugulabant
4 Reg. 10-14 Jugulaverunt eos in cisterna juxta Cameram
2 Par. 25- 3 Jugulavit servos, qui occiderant regem
Tobiæ. 2- 3 Reversus nuntiavit ei, unum ex filiis Israël jugulatum jacere in platea
Esth. 6- 2 Regem Assuerum jugulare cupientium
7- 4 Ut conteramur, jugulemur, et pereamus
Isai. 22-13 Lætitia, occidere vitulos et jugulare arietes
Jerem. 52-10 Et jugulavit rex Babylonis filios Sedeciæ

JUGUM.

Gen. 27-40 Et solvas jugum ejus de cervicibus tuis
Num. 19- 2 In qua nulla sit macula, nec portaverit jugum
21-30 Jugum ipsorum disperiit ab Hesebon
Deut. 21- 3 Quæ non traxit jugum, nec terram scidit vomere
28-48 Ponet jugum ferreum super cervicem tuam
Judic. 19-22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial (id est absque jugo)
1 Reg. 6- 7 Quibus non est impositum jugum
2 Reg. 24-22 Habes... et juga boum in usum lignorum
3 Reg. 12- 4 Pater tuus durissim. jugum imposuit nobis
Et de jugo gravissimo quod imposuit nobis
- 9 Levius fac jugum quod imposuit pater tuus
-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
-11 Pater meus posuit super vos jugum grave, ego autem addam super jugum vestrum
-14 Pater meus aggravavit jugum vestrum, ego autem addam jugo vestro
19-19 Reperit Eliseum, filium Saphat, arantem in duodecim jugis boum
2 Par. 10- 4 Pater tuus durissimo jugo nos pressit
- 9 Subleva jugum quod imposuit nobis pater t.
-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
-11 Pater meus imposuit vobis grave jugum
-14 Pater meus grave vobis imposuit jugum
Judith. 5-24 Et subjugati erunt sub jugo potentiæ tuæ
Job. 1- 3 Quingenta quoque juga boum
42-12 Sex millia camelorum, et mille juga boum
Psal. 2- 3 Et projiciamus a nobis jugum ipsorum
Eccli. 26-10 Sicut boum jugum, quod movetur
28-23 Beatus... et qui non attraxit jugum illius
-24 Jugum enim illius, jugum ferreum est
33-27 Jugum et lorum curvant collum durum
40- 1 Et jugum grave super filios Adam
51-34 Et collum vestrum subjicite jugo
Isai. 9- 4 Jugum enim oneris ejus... superasti
10-27 Auferetur... et jugum ejus de collo tuo
Et computrescet jugum a facie olei
14-25 Et auferetur ab eis jugum ejus, et onus illius
47- 6 Super senem aggravasti jugum tuum valde
Jerem. 2-20 A sæculo confregisti jugum meum, rupisti
5- 5 Et ecce magis hi simul confregerunt jugum
27- 8 Et quicumque non curvaverit collum suum sub jugo regis Babylonis
-11 Gens, quæ subjecerit cervicem suam sub jugo regis Babylonis
28- 2 Contrivi jugum regis Babylonis
- 4 Conteram enim jugum regis Babylonis
-11 Sic confringam jugum Nabuchodonosor
-14 Jugum ferreum posui super collum cunct.
30- 8 Conteram jugum ejus de collo tuo
Thren. 1-14 Vigilavit jugum iniquitatum mearum
3-27 Cum portaverit jugum ab adolescentia sua
Ezech. 34-27 Cum contrivero catenas jugi eorum
Osee. 7-16 Reversi sunt ut essent absque jugo
11- 4 Quasi exaltans jugum super maxillas eorum
- 7 Jugum autem imponetur eis simul
1 Mac. 8-18 Et ut auferrent ab eis jugum Græcorum
-31 Quare gravasti jugum tuum super amicos nostros ?
13-41 Ablatum est jugum gentium ab Israël
Matth. 11-29 Tollite jugum meum super vos, et discite
-30 Jugum enim meum suave est, et onus meum leve
Luc. 14-19 Juga boum emi quinque, et eo probare illa
Act. 15-10 Imponere jugum sup. cervices discipulorum
2 Cor. 6-14 Nolite jugum ducere cum infidelibus
Galat. 5- 1 Et nolite iterum jugo servitutis contineri
1 Tim. 6- 1 Quicumque sunt sub jugo servi

JUGUM, *pro summitate montis.*

2 Reg. 16-13 Semeï autem, per jugum montis ex latere
Isai. 37-24 Ascendi altitudinem montium, juga Libani
Ezech. 36- 6 Dices montibus et collibus, jugis et vallibus

JULIA.

Mulier Romana, quam salutat sanctus Paulus in sua ad Romanos Epistola. Putat Origenes eam esse uxorem Philologi, cujus ibidem est mentio.

Rom. 16-15 Salutate Philologum et Juliam, Nereum

JULIUS.

Festus Judææ præses tradidit sanctum Paulum et quosdam alios vinctos centurioni nomine Julio cohortis Augustæ ut illos Romam duceret. Julius, humane tractato Paulo, permisit ut ad amicos profectus, ab illis curaretur, itemque et ipse corpus restitueret fessum laboribus et vinculis et quæ ad navigationem necessaria pararet.

Act. 27- 1 Tradi Paulum cum reliquis custodiis centurioni nomine Julio cohortis Augustæ
- 3 Humane autem tractans Julius Paulum, permisit ad amicos ire, et curam sui agere

JUMENTUM.

Gen. 1-24 Producat terra... jumenta et reptilia
-25 Et fecit Deus bestias terræ... et jumenta
6-20 De jumentis in genere suo, et ex omni reptili
7-14 Universaque jumenta in genere suo
8- 1 Recordatus a. Deus... omnium jumentorum
-19 Jumenta, et reptilia quæ reptant super terram
9-10 Tam in volucribus quam in jumentis, et pecudibus
42-27 Ut daret jumento pabulum in diversorio
45-17 Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan
Exod. 8-17 Sciniphes in hominibus, et in jumentis
-18 Sciniphes tam in hom. quam in jumentis
9- 9 Erunt e. in hominibus et jumentis ulcera
-10 Factaque sunt ulcera vesicarum turgentium in hominibus, et jumentis
-19 Et congrega jumenta tua, et om. quæ habes
-20 Fecit confugere servos suos et jumenta
-21 Dimisit servos suos et jumenta in agris
-25 Ab homine usque ad jumentum
11- 5 Et omnia primogenita jumentorum
12-29 Et omne primogenitum jumentorum
13- 2 Tam de hominibus quam de jumentis
-15 Usque ad primogenitum jumentorum
17- 3 Ut occideres nos, et liberos nostros, ac jumenta, siti
19-13 Sive jumentum fuerit, sive homo, non vivet
20-10 Servus tuus et ancilla tua, jumentum tuum
21-34 Reddet dom. cisternæ pretium jumentorum
22- 5 Et dimiserit jumentum suum ut depascatur
-10 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne jumentum
22-19 Qui coierit cum jumento, morte moriatur
Levit. 7-21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti
18-23 Mulier non succumbet jumento
19-19 Jumentum tuum non facies coïre cum alterius generis animantibus
20-15 Qui cum jumento et pecore coïerit, morte moriatur
-16 Mulier, quæ succubuerit cuilibet jumento
-25 Separate ergo... jumentum mundum ab immundo
24-21 Qui percusserit jumentum, reddet aliud
25- 7 Jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur, præbebunt cibum
Num. 8-17 Tam ex hominibus quam ex jumentis
20- 4 Ut et nos et nostra jumenta moriamur
- 8 Bibet omnis multitudo et jumenta ejus
-11 Ita ut populus biberet et jumenta
31-11 Tam ex hominibus quam ex jumentis
32- 1 Et erat illis in jumentis infinita substantia
- 4 Et nos servi tui habemus jumenta plurima
-16 Fabricabimus, et stabula jumentorum
-24 Ædificate... et stabula ovibus ac jumentis
-26 Ac jumenta relinquemus in urbibus Galaad
35- 3 Et suburbana sint pecoribus ac jumentis
Deut. 2-35 Absque jumentis, quæ in partem venere
3- 7 Jumenta aut. et spolia urbium diripuimus
-19 Absque uxoribus, et parvulis, atq. jumentis
4-17 Similitudinem omnium jumentorum
5-14 Et bos, et asinus, et omne jumentum tuum
11-15 Fœnumque ex agris ad pascenda jumenta
20-14 Absque mulieribus et infantibus, jumentis et cæteris
27-21 Maledictus qui dormit cum omni jumento
28- 4 Fructusque jumentorum tuorum
-11 Benedictus.. fructusq. jumentorum tuorum
-51 Et devoret fructum jumentorum tuorum
30- 9 Et abundare te faciet Dominus... in fructu jumentorum tuorum
Josue. 1-14 Uxores vest., et filii, ac jumenta manebunt

Josue. 8-27 Jumenta a. et prædam civitatis diviserunt
11-14 Ac jumenta diviserunt sibi filii Israel
14- 4 Ad alenda jumenta et pecora sua
21- 2 Et suburbana earum ad alenda jumenta
Judic. 18-21 Et ante se ire fecissent parvulos ac jumenta
20-48 A viris usq. ad jumenta, gladio percusserunt
1 Reg. 23- 5 Et abegit jumenta eorum, et percussit eos
3 Reg. 4-28 Paleas equorum et jumentorum deferebant
-33 Et disseruit de jumentis, et volucribus
18- 5 Et non penitus jumenta intereant
4 Reg. 3- 9 Nec erat aqua exercitui, et jumentis
-17 Bibetis vos, et familiæ vestræ, et jumenta
1 Par. 5- 9 Multum quippe jumentorum numerum possidebant in terra Galaad
2 Par. 28-15 Imposuerunt eos jumentis, et adduxerunt
32-28 Præsepia omnium jumentorum, caulasque
1 Esdr. 1- 6 Adjuverunt manus eorum in vasis argenteis et aureis, in substantia et jumentis
2 Esdr. 2-12 Et jumentum non erat mecum, nisi animal
-14 Et non erat locus jumento, cui sedebam
9-37 Corporibus nostris dominantur, et jumentis
Judith. 15- 8 Ut non esset numerus in pecoribus, et jumentis
Job. 12- 7 Nimirum interroga jumenta, et docebunt te
18- 3 Quare reputati sumus ut jumenta
35-11 Qui docet nos super jumenta terræ
Psal. 35- 7 Homines, et jumenta salvabis, Domine
48-13 Comparatus est jumentis insipientibus
-21 Comparatus est jumentis insipientibus
49-10 Quoniam meæ sunt omnes feræ sylvarum, jumenta in montibus et boves
72-23 Ut jumentum factus sum apud te
77-48 Et tradidit grandini jumenta eorum
-50 Et jumenta eorum in morte conclusit
103-14 Producens fœnum jumentis, et herbam
106-38 Et jumenta eorum non minoravit
146- 9 Qui dat jumentis escam ipsorum, et pullis
Prov. 12-10 Novit justus jumentorum suorum animas
Eccle. 3-19 Unus interitus est hominis et jumentorum
Et nihil habet homo jumento amplius
-21 Si spiritus jumentorum descendat deorsum
Isai. 30- 6 Onus jumentorum Austri
Portantes super humeros jumentorum divitias suas
46- 1 Facta sunt simulacra eor. bestiis et jumentis
Jerem. 7-20 Et indignatio mea conflatur super locum istum, super viros, et super jumenta
27- 5 Ego feci terram, et homines, et jumenta
31-27 Semine hominum, et semine jumentorum
32-43 Eo quod non remanserit homo et jumentum
33-10 Eo quod non sit homo nec jumentum
-12 Absque homine, et absque jumento
36-29 Cessare faciet ex illa hominem, et jumentum
49-32 Et (*erit*) multitudo jumentorum in prædam
Ezech. 14-13 Et interficiam de ea hominem, et jumentum
-17 Et interfecero de ea hominem, et jumentum
-19 Ut auferam ex ea hominem, et jumentum
25-13 Et auferam de ea hominem et jumentum
29- 8 Et interficiam de te hominem, et jumentum
-11 Neque pes jumenti gradietur in ea
32-13 Et perdam omnia jumenta ejus, quæ erant
Neque ungula jumentorum turbabit eas
36-11 Et replebo vos hominibus, et jumentis
Joel. 1-17 Computruerunt jumenta in stercore suo
Jonæ. 3- 7 Et jumenta, et boves, et pecora non gustent
- 8 Et operiantur saccis homines, et jumenta
4-11 Qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram, et jumenta multa?
Mich. 5- 8 Et erunt... quasi leo in jumentis sylvarum
Aggæi. 1-11 Et super homines, et super jumenta
Zach. 2- 4 Præ multitudine hominum et jumentorum
8-10 Nec merces jumentorum erat
14-15 Et sic erit ruina equi... et om. jumentorum
Luc. 10-34 Et imponens illum in jumentum suum
Act. 23-24 Jumenta præparate, ut imponentes Paulum
Apoc. 18-13 Et jumentorum, et ovium, et equorum

JUNCTURA.

Exod. 26-24 Similis junctura servabitur
28-27 Quod respicit contra faciem juncturæ inferioris
-28 Ut maneat junctura fabrefacta
3 Reg. 6-18 Habens tornaturas et juncturas suas fabrefactas
7-28 Interrasile erat: et sculpturæ inter juncturas
-29 Cherubim; et in juncturis similiter desuper
1 Par. 22- 3 Ad commissuras atq. juncturas præparavit
Job. 31-22 Humerus meus a junctura sua cadat
Cant. 7- 1 Juncturæ femorum tuorum, sicut monilia
Ezech. 37- 7 Ossa ad ossa, unumquodque ad juncturam
Habac. 2-11 Lignum, quod inter juncturas ædificiorum est
Act. 27-40 Simul laxantes juncturas gubernaculorum
Ephes. 4-16 Et connexum per omnem juncturam

JUNCUS.

Isai. 19- 6 Calamus et juncus marcescet
35- 7 Orietur viror calami et junci

JUNGO.

Gen. 34- 9 Et jungamus vicissim connubia
46-29 Juncto Joseph curru suo, ascendit obviam patri suo
Exod. 12- 4 Assumet vicin. suum qui junctus est domui s.
14- 6 Junxit ergo currum, et omnem populum suum assumpsit secum
23- 1 Nec junges manum tuam ut pro impio dicas
26- 3 Quinque cortinæ sibi jungentur mutuo
- 6 Quibus cortinarum vela jungenda sunt
- 9 Et quibus quinque junges seorsum
-11 Facies... fibulas æneas, quibus jungantur ansæ
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
-24 Catenasque aureas junges annulis
32-26 Ait: Si quis est Domini, jungatur mihi
34-12 Cave ne unquam cum habitatoribus terræ illius jungas amicitias
36-12 Invicem venirent ansæ, et mutuo jungerentur
-16 Quinque junxit seorsum, et sex alia separat.
-17 Ut sibi invicem jungerentur
-22 Ut altera alteri jungeretur
-29 Quæ junctæ erant a deorsum usque sursum
38-23 Juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech
39-19 Quos jungebat vitta hyacinthina
Num. 11- 4 Sedens et flens, junctis sibi pariter filiis Isr.
16- 9 Quod separavit vos Deus... et junxit sibi
22-25 Junxit se parieti, et attrivit sedentis pedem
Deut. 7- 7 Vobis junctus est Dominus, et elegit vos
32-50 Quem conscendens jungeris populis tuis
Josue. 15-19 Arentem dedisti mihi, junge et irriguam
Judic. 10- 6 Filii autem Israël peccatis veteribus jungentes nova
15- 4 Caudasque earum junxit ad caudas
Ruth. 2- 8 Nec recedas... sed jungere puellis meis
-21 Ut tandiu messoribus ejus jungerer
-23 Juncta est itaque puellis Booz
3- 2 Booz iste, cujus puellis in agro juncta es
1 Reg. 6- 7 Et duas vaccas fœtas... jungite in plaustro
-10 Toll. duas vaccas... junxerunt ad plaustrum
3 Reg. 18-44 Dic Achab: Junge currum tuum
4 Reg. 9-21 Et ait Joram: Junge currum. Junxeruntque currum ejus, et egressus est
1 Par. 12-17 Si pacifice venistis... cor meum jungatur vobis
2 Par. 4-13 Ita ut... singulis retiaculis jungerentur
19- 2 Et his qui oderunt Dom. amicitia jungeris
1 Esdr. 9-14 Neque matrimonia jungeremus cum populis abominationum istarum
Tobiæ. 8- 4 Quia his tribus noctibus Deo jungimur
Esth. 8-17 Eorum religioni et cæremoniis jungerentur
Psal. 140- 6 Absorpti sunt juncti petræ judices eorum
Eccli. 19- 3 Et qui se jungit fornicariis, erit nequam
Jerem. 46- 4 Jungite equos, et ascendite equites
Ezech. 1- 9 Junctæque erant pennæ eorum alterius ad alterum
-11 Duæ pennæ singulorum jungebantur
42- 3 Ubi erat porticus juncta porticui triplici
1 Mac. 1-16 Et juncti sunt nationibus, et venumdati sunt
12-32 Et junxit, et venit Damascum, et perambul.
Act. 9-26 In Jerusalem, tentabat se jungere discipulis
1 Cor. 7-10 Iis autem, qui matrimonio juncti sunt
-38 Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit: et qui non jungit, melius facit

JUNIA.

Conceptivus et cognatus sancti Pauli, id est qui cum illo erat ejusdem generis et gentis, vel sanguine propinquus. Putarunt quidam Juniam mulierem esse, et Andronici uxorem. Ubi et quando concaptivus fuerit, ignoratur.

Rom. 16- 7 Salutate Andronicum et Juniam, cognatos

JUNIPERUS.

Juniperus Eliæ dicitur, sub quo Elias sedit, petiitque animæ suæ, ut moreretur, dum fugeret a facie Jezabel, quæ illi, pseudoprophetarum suorum occisionis causa, mortem comminata fuerat; sed cum obdormisset, semel atque iterum excitatus ab Angelo, panem subcinericium comedit et aquam bibit; et in fortitudine illius cibi quadraginta diebus et quadraginta noctibus ambulavit indefessus, usque ad montem Oreb. Juniperi hujus positio videtur ad minimum unius diei itinere a Bersabee, et in deserto.

3 Reg. 19- 4 Cumque venisset, et sederet subter unam juniperum
- 5 Et obdormivit in umbra juniperi
Job. 30- 4 Radix juniperorum erat cibus eorum

JUPITER.

Deorum, ut aiunt myth., et hominum rex et pater.

2 Mac. 6- 2 Et cognominare Jovis Olympii
Et in Garizim... Jovis Hospitalis
Act. 14-11 Et vocabant Barnabam, Jovem
-12 Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civit.
19-35 Cultricem esse magnæ Dianæ, Jovisq. prolis

JURAMENTUM.

Gen. 21-32 Et inierunt fœdus pro puteo Juramenti
24- 8 Noluerit sequi te, non teneberis juramento
26- 3 Complens juramentum quod spopondi
-28 Sit juramentum inter nos, et ineamus fœd.
46- 1 Venit ad puteum Juramenti
- 5 Surrexit autem Jacob a puteo Juramenti
Exod. 22-11 Suscipietque Dominus juramentum
Levit. 5- 4 Idipsum juramento et sermone firmaverit
Num. 30- 3 Si quis... aut se constrinxerit juramento
- 4 Mulier si... se constrinxerit juramento
Et juramentum quo obligavit animam suam
- 6 Et vota et juramenta ejus irrita erunt
- 7 Egrediens animam ejus obligaverit juramento
-11 Cum se voto constrinxerint et juramento
-14 Si voverit, et juramento se constrinxerit
32-11 Terram, quam sub juramento pollicitus sum
Deut. 1-35 Sub juramento pollicitus sum patribus vest.
7- 8 Et custodivit juramentum, quod juravit
9- 5 Quod sub juramento pollicitus est patribus
11- 9 Quam sub juramento pollicitus est Domin.
29-14 Hoc fœdus ferio, et hæc juramenta confirmo
-19 Cumque audierit verba juramenti hujus
Josue. 2-17 Innoxii erimus a juramento hoc, quo adjurasti nos
-20 Erimus mundi ab hoc juramento, quo adjurasti nos
6-22 Quæ illius sunt, sicut illi juramento firmastis
Judic. 21- 5 Grandi enim juramento se constrinxerant
-18 Constricti juramento et maledictione
1 Reg. 14-26 Timebat enim populus juramentum
3 Reg. 8-31 Et habuerit aliquod juramentum
Venerit propter juramentum coram altari
1 Par. 4-21 Operantium byssum in domo juramenti
16-16 (*Recordamini*) juramenti illius cum Isaac
2 Esdr. 6-18 Erant in Judæa habentes juramentum ejus
Psal. 104- 9 Et (*memor fuit*) juramenti sui ad Isaac
Eccle. 8- 2 Os regis observo: et præcepta juramenti Dei
Sap. 12-21 Quorum parentibus juramenta et conventiones dedisti bonarum promissionum
18- 6 Vere scientes quibus juramentis crediderunt
-22 Juramenta parentum, et testamentum commemorans
Isai. 65-15 Dimittetis nomen vestrum in juramentum
Jerem. 11- 5 Ut suscitem juramentum, quod juravi patribus vestris
Ezech. 16-59 Et faciam tibi, sicut despexisti juramentum
17-16 Cujus fecit irritum juramentum, et solvit
-18 Spreverat e. juramentum ut solveret fœdus
-19 Quoniam juramentum quod sprevit
Habac. 3- 9 Juramenta tribubus quæ locutus es
Zach. 8-17 Et juramentum mendax ne diligatis
1 Mac. 6-62 Et rupit citius juramentum, quod juravit
2 Mac. 7-24 Sed et cum juramento affirmabat se divitem
14-32 Quibus cum juramento dicentibus nescire
15-10 Simul ostendebat gentium fallaciam, et juramentorum prævaricationem
Matth. 5-33 Reddes autem Domino juramenta tua
14- 7 Unde cum juramento pollicitus est ei dare
- 9 Propter juramentum autem... jussit dar
26-72 Et iterum negavit cum juramento
Hebr. 6-16 Ad confirmationem est juramentum
Jacob. 5-12 Neque aliud quodcumque juramentum

JURATIO.

Eccli. 23- 9 Jurationi non assuescat os tuum

JURGIUM.

Gen. 13- 8 Ne, quæso, sit jurgium inter me et te
26-20 Sed et ibi jurgium fuit pastorum Geraræ
31-36 Tumensque Jacob, cum jurgio ait
Exod. 17- 7 Tentatio, propter jurgium filiorum Israël
Deut. 1-12 Non valeo solus negotia vestra sustinere, et pondus ac jurgia
25-11 Si habuerint inter se jurgium viri duo
Prov. 6-14 Et omni tempore jurgia seminat
13-10 Inter superbos semper jurgia sunt
17- 1 Quam domus plena victimis cum jurgio
-11 Semper jurgia quærit malus
-14 Qui dimittit aquam, caput est jurgiorum
18- 6 Miscent se rixis: et os ejus jurgia provocat
22-10 Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium

Prov. 25- 8 Quæ viderunt oculi tui, ne proferas in jurgio cito
26-20 Et susurrone subtracto, jurgia conquiescent
28-25 Qui se jactat, et dilatat, jurgia concitat

JURGOR.

Gen. 49-23 Sed exasperaverunt eum, et jurgati sunt
Exod. 17- 2 Qui jurgatus contra Moysen, ait : Da nobis aquam
Resp. Moyses : Quid jurgamini contra me?
Levit. 24-10 Jurgatus est in castris cum viro Israelita
Num. 20-13 Ubi jurgati sunt filii Israël contra Dominum
Judic. 8- 1 Jurgantes fortiter, et prope vim inferentes
11-25 Docere potes, quod jurgatus sit contra Israël
21-22 Adversum vos queri cœperint, atque jurgari
Thren. 4-15 Jurgati quippe sunt, et commoti dixerunt

JURO.

Gen. 21-23 Jura ergo per Deum, ne noceas mihi
-24 Dixitque Abraham : Ego jurabo
-31 Idcirco vocatus est locus ille, Bersabee, quia ibi uterque juravit
22-16 Per memetipsum juravi, dicit Dominus
24- 7 Qui locutus est mihi, et juravit mihi dicens
- 9 Et juravit illi super sermone hoc
25-33 Ait Jacob : Jura ergo mihi. Juravit ei Esau
26-31 Surgentes mane, juraverunt sibi mutuo
31-53 Juravit ergo Jacob per timorem patris sui
47-31 Et ille : Jura ergo, inquit, mihi
Quo jurante, adoravit Israel Deum
50-23 Ad terram quam juravit Abraham, Isaac
Exod. 2-21 Juravit ergo Moyses quod habitaret cum eo
13- 5 Quam juravit patribus tuis ut daret tibi
-11 Sicut juravit tibi et patribus tuis
22- 8 Jurabit quod non extenderit manum in rem
23-13 Per nomen externor. deorum non jurabitis
32-13 Quibus jurasti per temetipsum, dicens
33- 1 In terram quam juravi Abraham, Isaac
Levit. 5- 1 Si peccaverit anima, et audierit vocem jurantis
- 4 Anima, quæ juraverit, et protulerit labiis
Num. 11-12 In terram, pro qua jurasti patribus eorum
14-16 Non poterat introducere populum in terram, pro qua juraverat
-17 Magnificetur ergo fortitudo Domini sicut jurasti
-23 Non videbunt terram pro qua juravi patrib.
30- 5 Quidquid pollicita est et juravit, opere complebit
32-10 Qui iratus juravit, dicens
Deut. 1- 8 Super qua juravit Dominus patribus vestris
-34 Iratus juravit, et ait
2-14 Sicut juraverat Dominus
4-21 Et juravit ut non transirem Jordanem
-31 Neque obliviscetur pacti, in quo juravit
6-10 In terram, pro qua juravit patribus tuis
-13 Illi soli servies, ac per nomen illius jurabis
-18 De qua juravit Dominus patribus tuis
-23 Terram, super qua juravit patribus nostris
7- 8 Juramentum, quod juravit patribus vestris
-12 Et misericordiam quam juravit patribus
-13 Super terram, pro qua juravit patribus tuis
8- 1 Terram, pro qua juravit Dominus patribus
-18 Ut impleret pactum suum, super quo juravit
10-11 Quam juravi patribus eor. ut traderem eis
-20 Ipsi adhærebis, jurabisque in nomine illius
11-21 In terra quam juravit Dom. patribus tuis
13-17 Multiplicetque te sicut juravit patribus tuis
19- 8 Cum a. dilataverit Dominus Deus tuus terminos tuos sicut juravit patribus tuis
26- 3 In terram, pro qua juravit patribus nostris
-15 Quam dedisti nobis, sicut jurasti patribus
27- 3 Melle manantem, sicut juravit patribus tuis
28- 9 Suscitabit te Dominus sibi in populum sanctum, sicut juravit tibi
-11 Quam juravit Dom. patribus tuis ut daret
29-13 Sicut juravit patribus tuis, Abraham, Isaac
30-20 Ut habites in terra, pro qua juravit Dom.
31- 7 Quam daturum se patribus eorum juravit
-20 In terram, pro qua juravi patribus ejus
34- 4 Hæc est terra, pro qua juravi Abraham
Josue. 1- 6 Tu enim sorte divides populo huic terram, pro qua juravi patribus suis
2-12 Nunc ergo jurate mihi per Dominum
5- 6 Et quibus ante juraverat ut non ostenderet
9-15 Principes quoque multitudinis juraverunt
-18 Eo quod jurassent eis principes multitudinis
-19 Juravimus illis in nomine Domini Dei Isr.
14- 9 Juravitque Moyses in die illo, dicens
21-41 Quam traditurum se patribus eorum juraverat
23- 7 Ne... juretis in nomine deorum earum
Judic. 2- 1 In terram, pro qua juravi patribus vestris
-15 Sicut locutus est, et juravit eis
15-12 Quibus Samson, Jurate, ait, et spondete

Judic. 17- 2 Et super quibus me audiente juraveras
21- 1 Juraverunt quoque filii Israël in Maspha
- 7 Omnes enim in commune juravimus
1 Reg. 3-14 Idcirco juravi domui Heli, quod non expietur
12-22 Juravit Dominus facere vos sibi populum
19- 6 Juravit : Vivit Dominus, quia non occidetur
20- 3 Et juravit rursum Davidi. Et ille ait
-42 Quæcumque juravimus ambo in nomine Domini
24-22 Jura mihi in Domino, ne deleas semen meum
-23 Et juravit David Saüli. Abiit ergo Saül
28-10 Et juravit ei Saül in Domino, dicens
30-15 Jura mihi per Deum quod non occidas me
Et juravit ei David
2 Reg. 3- 9 Nisi quomodo juravit Dominus David
-35 Clara adhuc die juravit David, dicens
19- 7 Juro e. tibi per Domin., quod si non exieris
-23 Ait rex Semeï : Non morieris. Juravitq. ei
21- 2 Filii quippe Israël juraverant eis
-17 Tunc juraverunt viri David, dicentes
3 Reg. 1-13 Tu domine mi rex, jurasti mihi ancillæ tuæ
-17 Tu jurasti per Do. Deum tuum ancillæ tuæ
-29 Juravit rex, et ait : Vivit Dominus
-30 Quia sicut juravi tibi per Do. Deum Israël
-51 Dicens : Juret mihi rex Salomon hodie
2- 8 Et juravi ei per Dominum, dicens
-23 Juravit itaque rex Salomon per Dominum
4 Reg. 25-24 Juravitque Godolias ipsis et sociis eorum
2 Par. 6-22 Et jurare contra eum paratus venerit
15-14 Juraveruntq. Domino voce magna in jubilo
-15 In omni enim corde suo juraverunt
1 Esdr. 10- 5 Ut facerent secundum verbum hoc, et juraverunt
2 Esdr. 10-29 Qui veniebant ad pollicendum et jurandum
Judith. 1-12 Juravit per thronum et regnum suum
Psal. 14- 4 Qui jurat proximo suo, et non decipit
23- 4 Nec juravit in dolo proximo suo
62-12 Laudabuntur omnes qui jurant in eo
88- 4 Juravi David servo meo
-36 Semel juravi in sancto meo, si Dav. mentiar
-50 Sicut jurasti David in veritate tua
94-11 Et isti non cognoverunt vias meas : ut juravi in ira mea
101- 9 Et qui laudabant me, adversum me jurabant
109- 4 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum
118-106 Juravi, et statui custodire judicia justitiæ t.
131- 2 Sicut juravit Dom., votum vovit Deo Jacob
-11 Juravit Dominus David veritatem
Sap. 14-29 Male jurantes noceri se non sperant
-30 Attendentes idolis, et juraverunt injuste
-31 Non e. juratorum virtus, sed peccantium..
Eccli. 23-11 Sic omnis jurans, et nominans, in toto a peccato non purgabitur
-12 Vir multum jurans implebitur iniquitate
-14 Et si in vacuum juraverit, non justificabitur
27-15 Loquela multum jurans, horripilationem capiti statuet
Isai. 14-24 Juravit Dominus exercituum, dicens
19-18 Et jurantes per Dominum exercituum
45-23 In memetipso juravi, egredietur de ore meo
-24 Curvabitur o. genu, et jurabit omnis lingua
48- 1 De aquis Juda existis, qui juratis in nomine Domini
54- 9 Cui juravi ne inducerem aquas Noë ultra
Sic juravi, ut non irascar tibi, et non increpem te
62- 8 Juravit Dominus in dextera sua
65-16 Et qui jurat in terra, jurabit in Deo amen
Jerem. 4- 2 Et jurabis : Vivit Dominus, in veritate
5- 2 Quod si etiam, Vivit Dominus, dixerint : et hoc falso jurabunt
- 7 Et jurant in his qui non sunt dii
7- 9 Adulterari, jurare mendaciter, libare Baal.
11- 5 Juramentum, quod juravi patribus vestris
12-16 Ut jurent in nomine meo, Vivit Dominus
Sicut docuerunt populum m. jurare in Baal
22- 5 In memetipso juravi, dicit Dominus
32-22 Quam jurasti patribus eorum ut dares eis
38-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
40- 9 Et juravit eis Godolias filius Ahicam
44-26 Ecce ego juravi in nomine meo magno
49-13 Quia per memetipsum juravi, dicit Dom.
51-14 Juravit Dominus exercituum per animam s.
Baruc. 2-34 Quam juravi patribus eorum, Abraham
Ezech. 16- 8 Et juravi tibi, et ingressus sum pactum tec.
Dan. 12- 7 Et jurasset per Viventem in æternum
Osee. 4-15 Neque juraveritis : Vivit Dominus
Amos. 4- 2 Juravit Dominus Deus in sancto suo
6- 8 Juravit Dominus Deus in anima sua
8- 7 Juravit Dominus in superbiam Jacob
-14 Qui jurant in delicto Samariæ : et dicunt
Mich. 7-20 Quæ jurasti patribus nostris a diebus antiquis
Soph. 1- 5 Et jurant in Domino, et jurant in Melchom

Zach. 5- 3 Quia omnis fur, sicut ibi scriptum est, judicabitur
Omnis jurans, ex hoc similiter judicabitur
- 4 Et ad domum jurantis in nomine meo
1 Mac. 6-61 Et juravit illis rex, et principes
-62 Et rupit citius juramentum, quod juravit
7-15 Et juravit illis, dicens : Non inferemus vobis malum
-18 Et jusjurandum quod juraverunt
-35 Et juravit cum ira, dicens : Nisi traditus
9-71 Et juravit se nihil facturum ei mali
2 Mac. 13-23 Jurat de omnibus quibus justum visum est
14-33 Juravit dicens : Nisi Judam mihi vinctum tradideritis
Matth. 5-34 Ego autem dico vobis, non jurare omnino
-36 Neque per caput tuum juraveris
23-16 Quicumque juraverit per templum, nihil est
Qui autem juraverit in auro templi, debet
-18 Et quicumque juraverit in altari, nihil est
Quicumque a. juraverit in dono... debet
-20 Qui ergo jurat in altari, jurat in eo
-21 Et quicumque juraverit in templo, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso
-22 Et qui jurat in cœlo, jurat in throno Dei
26-74 Cœpit... jurare quia non novisset hominem
Marc. 6-23 Et juravit illi : Quia quidquid petieris dabo tibi
14-71 Ille autem cœpit anathematizare, et jurare
Luc. 1-73 Jusjurandum, quod juravit ad Abraham
Act. 2-30 Et sciret quia jurejurando jurasset illi Deus
Hebr. 3-11 Sicut juravi in ira mea : Si introibunt in req.
-18 Quibus a. juravit non introire in requiem
4- 3 Sicut juravi in ira mea : Si introibunt in req.
6-13 Quoniam neminem habuit, per quem juraret, majorem, juravit per semetipsum
-16 Homines enim per majorem sui jurant
7-21 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum
Jacob. 5-12 Ante omnia a., fratres mei, nolite jurare
Apoc. 10- 6 Et juravit per Viventem in sæcula sæculor.

JUS.

Gen. 23- 4 Date mihi jus sepulcri vobiscum, ut sepel.
31-21 Tam ipse quam omnia quæ juris sui erant
Exod. 29-28 Cedentque in partem Aaron et filiorum ejus jure perpetuo a filiis Israël
Levit. 3-17 (*Omnis adeps Domini erit*) jure perpetuo
6-22 Sacerdos, qui jure patri successerit
14- 7 Asperget illum... septies, ut jure purgetur
-53 Orabit pro domo, et jure mundabitur
24- 9 Quia Sanctum sanctorum est de sacrificiis Domini jure perpetuo
25-31 Quæ muros non habet, agrorum jure vendetur
-46 Et hæreditario jure transmittetis ad posteros
27-21 Possessio consecrata ad jus pertinet sacerd.
Num. 18-11 Jure perpetuo, qui mundus est in domo tua
-15 Sive de pecoribus fuerit, tui juris erit
-19 Dedi, et filiis ac filiabus tuis, jure perpetuo
19-10 Habebunt hoc filii Israël, et advenæ qui habitant inter eos, sanctum jure perpetuo
Josue. 22-27 Et juris nostri sit offerre et holocausta
Judic. 11-24 Nonne ea quæ possidet Chamos deus tuus, tibi jure debentur ?
21-22 Non enim rapuerunt eas jure bellantium
Ruth. 3-13 Si te voluerit propinquitatis jure retinere
4- 4 Si vis possidere jure propinquitatis
- 6 Qui respondit : Cedo juri propinquitatis
- 7 Ut si quando alter alteri suo juri cedebat
1 Reg. 8- 9 Et prædic eis jus regis, qui judicaturus est
-11 Hoc erit jus regis, qui imperaturus est vobis
4 Reg. 13-25 Quas tulerat de manu Joachaz...jure prælii
2 Esdr. 13-29 Qui polluunt sacerdotium, jusque sacerdot.
Esth. 1-13 Consilio scientium leges ac jura majorum
16- 4 Nec contenti sunt gratias non agere beneficiis, et humanitatis in se jura violare
Isai. 24- 5 Mutaverunt jus, dissipaverunt fœdus semp.
2 Mac. 4-11 Civium jura destituens, prava instituta sanc.

JUS, *alia significans.*

Judic. 6-19 Et jus carnium mittens in ollam, tulit omnia
-20 Et jus desuper funde. Cumque fecisset ita
Isai. 65- 4 Qui comedunt.. jus profanum in vasis eor.

JUSJURANDUM.

Gen. 43- 3 Denuntiavit nobis vir ille sub attestatione jurisjurandi, dicens
Exod. 22-11 Jusjurandum erit in medio
Deut. 29-12 Et in jurejurando quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum
1 Reg. 14-28 Jurejurando constrinxit pater tuus popul.
2 Reg. 21- 7 Propter jusjurandum Domini, quod fuerat
3 Reg. 2-43 Quare ergo non custodisti jusjurandum Do.
Eccli. 44-22 Jurejurando dedit illi gloriam in gente sua
Jerem. 42-18 Et eritis in jusjurandum, et in stuporem
44-12 Et erunt in jusjurandum, et in miraculum

Ezech. 17-13 Et ab eo accipiet jusjurandum
1 Mac. 7-18 Transgressi sunt... et jusjurandum quod juraverunt
2 Mac. 4-34 Et datis dextris cum jurejurando
Marc. 6-26 Contristatus est rex : propter jusjurandum
Luc. 1-73 Jusjurandum, quod juravit ad Abraham
Act. 2-30 Et sciret quia jurejurando jurasset illi Deus
Hebr. 6-17 Interposuit jusjurandum
7-20 Et quantum est non sine jurejurando
Alii quidem sine jurejurando sacerdotes facti sunt
-21 Hic a. cum jurejurando per eum, qui dixit
-28 Sermo a. jurisjurandi, qui post legem est

JUSSIO

Gen. 27- 5 Ut jussionem patris impleret
Exod. 40-19 Ut expleret Domini jussionem
Num. 33- 2 Loca, quæ Domini jussione mutabant
2 Reg. 19-18 Ut traducerent domum regis, et facerent juxta jussionem ejus
1 Esdr. 6-11 Omnis homo, qui hanc mutaverit jussionem
Esth. 13- 5 Nostrisque jussionibus contraire
16- 1 Qui nostræ jussioni obediunt, salutem dicit
Dan. 3-22 Nam jussio regis urgebat
Soph. 2- 2 Priusquam pariat jussio quasi pulverem

JUSSUM *et* JUSSUS.

Gen. 50- 3 Quibus jussa explentibus, transierunt quadraginta dies
Josue. 3- 6 Qui jussa complentes, tulerunt, et ambulaverunt
Judic. 9-54 Qui jussa perficiens, interfecit eum
Esth. 13- 4 Regum jussa contemneret
1 Mac. 1-63 Trucidabantur secundum jussum regis Antiochi
2-18 Ergo accede prior, et fac jussum regis
-23 In civitate Modin, secundum jussum regis
1 Thes. 4-15 Quoniam ipse Dominus in jussu, et in voce Archangeli, et in tuba Dei descendet

JUSTE.

Gen. 27-36 Juste vocatum est nomen ejus Jacob
44-16 Quid loquemur, aut juste poterimus obtendere ?
Levit. 19-15 Juste judica proximo tuo
Deut. 16-20 Juste quod justum est persequeris, ut vivas
2 Reg. 15- 4 Ut ad me veniant omnes, qui habent negotium et juste judicem?
Job. 35- 7 Porro si juste egeris, quid donabis ei
Sap. 6-11 Qui e. custodierint justa juste, justificab.
9-12 Et disponam populum tuum juste
12-15 Cum ergo sis justus, juste omnia disponis
19-12 Juste enim patiebantur juxta suas nequitias
Eccli. 11- 7 Et cum interrogaveris, corripe juste
Jerem. 11-20 Qui judicas juste, et probas renes et corda
2 Mac. 7-38 Sap. o. genus nostrum juste superducta est
9- 6 Et quidem satis juste, quippe qui multis
13- 6 Et quidem satis juste, nam quia multa erga aram Dei delicta commisit
Luc. 23-41 Nos quid. juste, nam digna factis recipimus
1 Thes. 2-10 Quam sancte, et juste, et sine querela, vobis, qui credidistis, fuimus
Tit. 2-12 Sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæculo

JUSTIFICATIO.

Num. 9- 3 Juxta omnes cæremonias et justificationes
-14 Juxta cæremonias et justificationes ejus
2 Par. 19-10 De cæremoniis, de justificationibus
34-31 Et justificationes ejus, in toto corde suo
Job. 27- 6 Justificationem meam, quam cœpi tenere
Psal. 104-45 Ut custodiant justificationes ejus et legem
118- 5 Ad custodiendas justificationes tuas
- 8 Justificationes tuas custodiam
-12 Domine : doce me justificationes tuas
-16 In justificationibus tuis meditabor
-20 Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas, in omni tempore
-23 Exercebatur in justificationibus tuis
-24 Et consilium meum justificationes tuæ
-26 Et exaudisti me : doce me justificationes tuas
-27 Viam justificationum tuarum instrue me
-33 Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum
-48 Et exercebar in justificationibus tuis
-54 Cantabiles mihi erant justificationes tuæ
-56 Quia justificationes tuas exquisivi
-62 Super judicia justificationis tuæ
-64 Justificationes tuas doce me
-68 In bonitate tua doce me justificationes tuas
-71 Humiliasti me : ut discam justificationes tuas
-80 Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis
-83 Justificationes tuas non sum oblitus
-93 In ætern. non obliviscar justificationes tuas
Psal. 118-94 Quoniam justificationes tuas exquisivi
-112 Ad faciendas justificationes tuas in æternum
-117 Et meditabor in justificationibus tuis semper
-124 Et justificationes tuas doce me
-135 Et doce me justificationes tuas
-141 Justificationes tuas non sum oblitus
-145 Exaudi me, Do. : justificationes t. requiram
-155 Quia justificationes tuas non exquisierunt
-171 Cum docueris me justificationes tuas
Baruc. 2-17 Dabunt honorem et justificationem Dom.
Ezech. 16-27 Et auferam justificationem tuam
Dan. 9-18 Neque enim in justificationibus nostris prosternimus preces
1 Mac. 1-51 Et immutarent omnes justificationes Dei
2-40 Pro animabus nostris, et justificationibus
Luc. 1- 6 Incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela
Rom. 4-25 Resurrexit propter justificationem nostram
5-16 Gratia a. ex multis delictis in justificationem
-18 In omnes homines in justificationem vitæ
8- 4 Ut justificatio legis impleretur in nobis
-10 Spiritus vero vivit propter justificationem
Hebr. 9- 1 Habuit quidem et prius justificationes culturæ
Apoc. 19- 8 Byssinum e. justificationes sunt sanctorum

JUSTIFICO.

3 Reg. 8-32 Justificansque justum, et retribuens ei
Job. 4-17 Numquid homo, Dei comparatione justificabitur
9- 2 Quod non justificetur homo compositus Deo
-20 Si justificare me voluero, os meum condemnabit me
11- 2 Numquid... aut vir verbosus justificabitur ?
25- 4 Numquid justificari potest homo comparatus Deo ?
33-12 Hoc est ergo, in quo non es justificatus
40- 3 Et condemnabis me, ut tu justificeris ?
Psal. 18-10 Judicia Dom. vera, justificata in semetipsa
50- 6 Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas
72-13 Ergo sine causa justificavi cor meum
81- 3 Humilem, et pauperem justificate
142- 2 Quia non justificabitur in conspectu tuo
Prov. 17-15 Qui justificat impium, et qui condemnat
Sap. 6-11 Qui enim custodierint justa juste, justificabuntur
Eccli. 1-18 Religiositas custodiet et justificabit cor
-28 Qui sine timore est, non poterit justificari
5-18 Justifica pusillum, et magnum similiter
7- 5 Non te justifices ante Deum
10-32 Peccantem in animam suam quis justificabit
13-26 Locutus est superba, et justificaverunt illum
14-16 Da, et accipe, et justifica animam tuam
-21 Et omne opus electum justificabitur
18- 1 Deus solus justificabitur, et manet invictus
-17 Sed utraque cum homine justificato
-22 Et ne verearis usque ad mortem justificari
23-14 Et si in vacuum juraverit, non justificabitur
26-28 Non justificabitur caupo a peccatis labiorum
31- 5 Qui aurum diligit, non justificabitur
42- 2 De judicio justificare impium
Isai. 5-23 Qui justificatis impium pro muneribus
43- 9 Dent testes eorum, justificentur, et audiant
-26 Narra si quid habes ut justificeris
45-26 In Domino justificabitur, et laudabitur
50- 8 Juxta est qui justificat me, quis contradicet
53-11 Justificabit ipse justus servus meus multos
Jerem. 3-11 Justificavit animam suam aversatrix Israël
Ezech. 16-51 Et justificasti sorores tuas in omnibus abominationibus tuis
-52 Justificatæ sunt enim a te
Et porta ignominiam tuam, quæ justificasti sorores tuas
Mich. 6-11 Numquid justificabo stateram impiam
Matth. 11-19 Et justificata est sapientia a filiis suis
12-37 Ex verbis enim tuis justificaberis
Luc. 7-29 Justificaverunt Deum, baptizati baptismo Joannis
-35 Et justificata est sapientia ab omnibus filiis
10-29 Ille autem volens justificare se ipsum, dixit
16-15 Vos estis, qui justificatis vos coram homin.
18-14 Descendit hic justificatus in domum suam
Act. 13-38 Quibus non potuistis in lege Moysi justificari
-39 In hoc omnis qui credit justificatur
Rom. 2-13 Sed factores legis justificabuntur
3- 4 Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas
-20 Non justificabitur omnis caro coram illo
-24 Justificati gratis per gratiam ipsius, per redemptionem
-26 Justificans eum, qui est ex fide Jesu Christi
-28 Arbitramur enim justificari hominem per fidem
-30 Deus, qui justificat circumcisionem ex fide
4- 2 Si e. Abraham ex operibus justificatus est
Rom. 4 - 5 Credenti a. in eum, qui justificat impium
5- 1 Justificati ergo ex fide, pacem habeamus
- 9 Justificati in sanguine ipsius, salvi erimus
6- 7 Qui e. mortuus est, justificatus est a peccat
8-30 Et quos vocavit, hos et justificavit
Quos autem justificavit, illos et glorificavit
-33 Adversus electos Dei ? Deus qui justificat
1 Cor. 4- 4 Sed non in hoc justificatus sum
6-11 Sed justificati estis in nomine Dom. nostri
Galat. 2-16 Quod non justificatur homo ex operibus
Credimus, ut justificemur ex fide Christi
Ex operibus legis non justificabitur omni caro
-17 Quod si quærentes justificari in Christo
3- 8 Quia ex fide justificat gentes Deus
-11 In lege nemo justificatur apud Deum
-24 Itaque lex pædagogus noster fuit in Christo ut ex fide justificemur
5- 4 Qui in lege justificamini : a gratia excidisti
1 Tim. 3-16 Justificatum est in spiritu, apparuit Angeli
Tit. 3- 7 Ut justificati gratia ipsius, hæredes simus
Jacob. 2-21 Pater nost. nonne ex operibus justificatus es
-24 Videtis quoniam ex oper. justificatur hom
-25 Meretrix, nonne ex operibus justificata es
Apoc. 22-11 Et qui justus est, justificetur adhuc

JUSTITIA.

Gen. 15- 6 Et reputatum est illi ad justitiam
18-19 Et faciant judicium et justitiam
30-33 Respondebitque mihi cras justitia mea
Deut. 4- 5 Quod docuerim vos præcepta atque justitia
9- 4 Propter justitiam meam introduxit me Do
- 5 Neque e. propter justitias tuas.. ingredieri
- 6 Scito ergo quod non propter justitias tua Dom. Deus tuus dederit tibi terram han
24-13 Et habeas justitiam coram Domino Deo tu
25- 1 Quem justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt
27-10 Audies vocem ejus, et facies mandata atqu justitias
33-19 Ibi immolabunt victimas justitiæ
-21 Et fecit justitias Domini, et judicium suum
Judic. 5-11 Ibi narrentur justitiæ Domini et clementia
1 Reg. 26-23 Retribuet unicuique secundum justitiam
2 Reg. 8-15 Faciebat quoque David judicium et justitiam
22-21 Retribuet mihi Do. secund. justitiam mean
-25 Et restituet mihi Dominus secundum justitiam meam
3 Reg. 3- 6 Sicut ambulavit.. in veritate, et justitia
8-32 Et retribuens ei secundum justitiam suam
10- 9 Ut faceres judicium et justitiam
11-33 Ut faceret justitiam coram me, et præcept
1 Par. 18-14 Et faciebat judicium atque justitiam
2 Par. 6-23 Retribuens ei secundum justitiam suam
7-17 Et justitias meas judiciaque servaveris
-19 Si autem... et dereliqueritis justitias mea
9- 8 Ut facias judicia atque justitiam
2 Esdr. 2-20 Vobis a. non est pars, et justitia, et memori
Tobiæ. 13- 8 Et facite justitiam coram Deo, credentes
14-11 Et filiis vestris mandate ut faciant justitias
Job. 8- 6 Pacatum reddet habitaculum justitiæ tuæ
29-14 Justitia indutus sum : et vestivi me
33-26 In jubilo, et reddet homini justitiam suam
35- 8 Et filium hominis adjuvabit justitia tua
37-23 Magnus fortitudine, et judicio, et justitia
Psal. 4- 2 Cum invocarem, exaudivit me Deus justiti
- 6 Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate
5- 9 Domine, deduc me in justitia tua
7- 9 Judica me, Do., secundum justitiam meam
-18 Confitebor Domino secundum justitiam eju
9- 5 Sedisti super thronum qui judicas justitiar
- 9 Judicabit populos in justitia
L. 10- 8 Quoniam justus Dominus et justitias dilexi
14- 2 Qui ingreditur sine macula, et operatu justitiam
16- 1 Exaudi, Domine, justitiam meam
-15 Ego a. in justitia apparebo conspectui tuo
17-21 Retribuet mihi Dominus secund. justitian
-23 Et justitias ejus non repuli a me
-25 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
18- 9 Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda
21-32 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus populo
22- 3 Deduxit me super semitas justitiæ
30- 2 In justitia tua libera me
34-24 Judica me secundum justitiam tuam, Dom
-27 Et lætentur, qui volunt justitiam meam
-28 Et lingua mea meditabitur justitiam tuam
35- 7 Justitia tua sicut montes Dei
-11 Et justitiam tuam his, qui recto sunt cord
36- 6 Et educet quasi lumen justitiam tuam
39-10 Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia mag
-11 Justitiam tuam non abscondi in corde mec
44- 5 Propter veritatem et mansuetudinem, justitiam

Psal. 44- 8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
47-11 Justitia plena est dextera tua
49- 6 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus
-16 Dixit Deus : Quare tu enarras justitias meas
50-16 Et exultabit lingua mea justitiam tuam
-21 Tunc acceptabis sacrificium justitiæ
57- 2 Si vere utique justitiam loquimini
68-28 Et non intrent in justitiam tuam
70- 2 In justitia tua libera me, et eripe me
-15 Os meum annuntiabit justitiam tuam
-16 Domine, memorabor justitiæ tuæ solius
-19 Et justitiam tuam, Deus, usque in altissima
-24 Lingua mea tota die meditabitur justitiam
71- 2 Da, et justitiam tuam filio regis
Judicare populum tuum in justitia
- 3 Suscipiant montes pacem populo, et colles justitiam
- 7 Orietur in diebus ejus justitia
74- 3 Cum accepero tempus, ego justitias judicabo
84-11 Justitia et pax osculatæ sunt
-12 Et justitia de cœlo prospexit
-14 Justitia ante eum ambulabit
87-13 Et justitia tua in terra oblivionis
88-15 Justitia et judicium præparatio sedis tuæ
-17 Et in justitia tua exaltabuntur
-32 Si justitias meas profanaverint
93-15 Quoadusque justitia convertatur in judicium
96- 2 Justitia, et judicium correctio sedis ejus
- 6 Annuntiaverunt cœli justitiam ejus
97- 2 In conspectu gentium revelavit justitiam s.
- 9 Judicabit orbem terrarum in justitia
98- 4 Judicium, et justitiam in Jacob tu fecisti
102-17 Et justitia illius in filios filiorum
105- 3 Et faciunt justitiam in omni tempore
-31 Reputatum est ei in justitiam, in generat.
110- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
111- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
117-19 Aperite mihi portas justitiæ, ingressus in eas
118- 7 In eo quod didici judicia justitiæ tuæ
-106 Juravi, et statui custodire judicia justitiæ t.
-121 Feci judicium et justitiam : non tradas me
-123 Oculi mei defecerunt.. in eloquium justitiæ
-138 Mandasti justitiam testimonia tua
-142 Justitia tua, justitia in æternum : et lex tua
-160 In æternum omnia judicia justitiæ tuæ
-164 Laudem dixi tibi, super judicia justitiæ tuæ
131- 9 Sacerdotes tui induantur justitiam
142- 1 In veritate tua : exaudi me in tua justitia
144- 7 Eructabunt : et justitia tua exultabunt
147-19 Qui annuntiat... justitias et judicia sua Isr.
Prov. 1- 3 Justitiam, et judicium, et æquitatem
2- 8 Servans semitas justitiæ, et vias sanctorum
- 9 Tunc intelliges justitiam, et judicium
8-16 Imperant, et potentes decernunt justitiam
-18 Mecum sunt... opes superbæ, et justitia
-20 In viis justitiæ ambulo, in medio semitar.
10- 2 Justitia vero liberabit a morte
11- 4 Justitia autem liberabit a morte
- 5 Justitia simplicis diriget viam ejus
- 6 Justitia rectorum liberabit eos
-18 Seminanti autem justitiam, merces fidelis
12-17 Qui quod novit loquitur, index justitiæ est
-28 In semita justitiæ, vita : iter autem devium
13- 6 Justitia custodit innocentis viam
14-34 Justitia elevat gentem : miseros autem facit populos peccatum
15- 5 In abundanti justitia virtus maxima est
- 9 Qui sequitur justitiam, diligitur ab eo
16- 5 Initium viæ bonæ, facere justitiam
- 8 Melius est parum cum justitia, quam multi fructus cum iniquitate
-12 Quoniam justitia firmatur solium
-31 Senectus, quæ in viis justitiæ reperietur
21-21 Qui sequitur justitiam et misericordiam, inveniet vitam, justitiam, et gloriam
25- 5 Et firmabitur justitia thronus ejus
Eccle. 3-16 Vidi... in loco justitiæ iniquitatem
5- 7 Si videris... subverti justitiam in provincia
7-16 Justus perit in justitia sua
Sap. 1- 1 Diligite justitiam, qui judicatis terram
-15 Justitia enim perpetua est et immortalis
2-11 Sit autem fortitudo nostra lex justitiæ
-22 Neque mercedem speraverunt justitiæ
5- 6 Et justitiæ lumen non luxit nobis
-19 Induet pro thorace justitiam, et accipiet
Nec custodistis legem justitiæ
8- 7 Et si justitiam quis diligit
Prudentiam docet, et justitiam, et virtutem
9- 3 Ut disponat orbem terrarum in æquitate et justitia
12-16 Virtus enim tua justitiæ initium est
14- 7 Benedictum est enim lignum, per quod fit justitia
-30 In dolo contemnentes justitiam
Sap. 15- 3 Nosse enim te, consummata justitia est
Scire justitiam et virtutem tuam, radix est
18- 9 Et justitiæ legem in concordia disposuerunt
19-15 Receperunt hos, qui eisdem usi erant justitiis
Eccli. 1-33 Concupiscens sapientiam, conserva justitiam
2- 1 Accedens ad servitutem Dei, sta in justitia
3-17 Et in justitia ædificabitur tibi
-32 Et in operibus justitiæ successus habebit
4-12 Et præibit in via justitiæ
-21 Et thesaurizabit super illum scientiam et intellectum justitiæ
-29 Et firmamentum in operibus justitiæ
-33 Pro justitia agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro justitia
5-12 Et prosequatur te verbum pacis et justitiæ
14-17 Ante obitum tuum operare justitiam
-22 Beatus vir... qui in justitia sua meditabitur
15- 1 Qui continens est justitiæ, apprehendet ill.
16-22 Sed opera justitiæ ejus quis enuntiabit ?
17-10 Et justitiam et judicia sua ostendit illis
-20 Pœnitentibus autem dedit viam justitiæ
-24 Et cognosce justitias et judicia Dei, et sta
18-19 Ante judicium para justitiam tibi
-29 Et intellexerunt veritatem et justitiam
20-30 Et qui operatur justitiam, ipse exaltabitur
21-12 Qui custodit justitiam, continebit sensum ej.
24-33 Legem mandavit Moyses in præceptis justitiarum
25-12 Beatus... qui enarrat justitiam auri audienti
26-27 Et qui transgreditur a justitia ad peccatum
27- 9 Si sequaris justitiam, apprehendes illam
30-15 Salus animæ in sanctitate justitiæ, melior est
32-20 Et justitias quasi lumen accendent
33- 2 Sapiens non audit mandata et justitias
34-22 Dominus solus sustinentibus se in via veritatis et justitiæ
36-19 Dirige nos in viam justitiæ, et sciant omnes
37-12 Tracta... et cum injusto de justitia
45-31 Ut daret sapientiam in cor nostrum judicare gentem suam in justitia
Isai. 1-21 Justitia habitavit in ea, nunc a. homicidæ
-27 Redimetur, et reducent eam in justitia
5- 7 Et expectavi ut faceret... justitiam, et ecce clamor
-16 Et Deus sanctus sanctificabitur in justitia
-23 Et justitiam justi aufertis ab eo
9- 7 Et corroboret in judicio et justitia
10-22 Consummatio abbreviata inundabit justitiam
11- 4 Sed judicabit in justitia pauperes, et arguet
- 5 Et erit justitia cingulum lumborum ejus
26- 9 Justitiam discent habitatores orbis
-10 Misereamur impio, et non discet justitiam
28-17 Et ponam... et justitiam in mensura
-29 Ut mirabile faceret consilium, et magnificaret justitiam
32- 1 Ecce in justitia regnabit rex
-16 Et justitia in Charmel sedebit
17 Et erit opus justitiæ pax, et cultus justitiæ silentium
33- 5 Implevit Sion judicio et justitia
-15 Qui ambulat in justitiis, et loquitur veritatem
40-14 Docuit eum semitam justitiæ, et erudivit eum
42- 6 Ego Dominus vocavi te in justitia
45- 8 Germinet Salvatorem : et justitia oriatur
-13 Ego suscitavi eum ad justitiam
-19 Ego Do. loquens justitiam, annuntians recta
-23 Egredietur de ore meo justitiæ verbum
-25 Ergo in Domino, dicet, meæ sunt justitiæ
46-12 Audite me... qui longe estis a justitia
-13 Prope feci justitiam meam, non elongabitur
48- 1 Recordamini non in veritate, neque in justitia
-18 Et justitia tua sicut gurgites maris
51- 6 Et justitia mea non deficiet
- 8 Justitia mea in generationes generationum
54-14 Et in justitia fundaberis : recede procul
-17 Et justitia eorum apud me, dicit Dominus
56- 1 Custodite judicium, et facite justitiam : quia juxta est... et justitia mea ut reveletur
57-12 Ego annuntiabo justitiam tuam, et opera tua
58- 2 Quasi gens, quæ justitiam fecerit
Rogant me judicia justitiæ
- 8 Et anteibit faciem tuam justitia tua
59- 4 Non est qui invocet justitiam
- 9 Et non apprehendet nos justitia
-14 Et conversum est retrorsum judicium, et justitia longe stetit
-16 Et justitia ejus ipsa confirmavit eum
-17 Indutus est justitia ut lorica
60-17 Et ponam visitationem tuam pacem, et præpositos tuos justitiam
61- 3 Et vocabuntur in ea fortes justitiæ
Isai. 61-10 Et indumento justitiæ circumdedit me
-11 Sic Do. Deus germinabit justitiam et laudem
63- 1 Qui loquor justitiam, et propugnator sum
64- 5 Occurristi lætanti, et facienti justitiam
- 6 Et quasi pannus menstruatæ universæ justitiæ nostræ
Jerem. 4- 2 Vivit Dominus... in judicio, et in justitia
9-24 Qui facio... judicium, et justitiam in terra
22- 3 Dicit Dominus : Facite judicium et justitiam
-15 Et bibit, et fecit judicium et justitiam
23- 5 Et faciet judicium et justitiam in terra
31-23 Benedicat tibi Dom., pulchritudo justitiæ
33-15 Germinare faciam David germen justitiæ
Et faciet judicium et justitiam in terra
50- 7 Quod peccaverunt Domino decori justitiæ
51-10 Protulit Dominus justitias nostras : venite
Baruc. 1-15 Et dicetis : Domino Deo nostro justitia
2- 6 Domino Deo nostro justitia
-12 Inique gessimus... in omnibus justitiis tuis
-18 Anima esuriens dat tibi gloriam et justitiam
-19 Quia non secundum justitias patrum nostrorum nos fundimus preces
4-13 Justitias autem ipsius nescierunt
Neque per semitas veritatis ejus cum justitia ingressi sunt
5- 2 Circumdabit te Deus diploïde justitiæ
- 4 Pax justitiæ, et honor pietatis
- 9 Cum misericordia, et justitia, quæ est ex ipso
Ezech. 3-20 Et si conversus justus a justitia sua fuerit
Et non erunt in memoria justitiæ ejus
14-14 Ipsi justitia sua liberabunt animas suas
-20 Sed ipsi justitia sua liberabunt animas suas
18- 5 Et vir si fuerit justus, et fecerit judicium et justitiam
-19 Quia filius judicium et justitiam operatus est
-20 Justitia justi super eum erit
-21 Et fecerit judicium et justitiam : vita vivet
-22 In justitia sua, quam operatus est, vivet
-24 Si autem averterit se justus a justitia sua
Omnes justitiæ ejus, quas fecerat, non recordabuntur
-26 Cum enim averterit se justus a justitia sua
-27 Et fecerit judicium et justitiam
33-12 Justitia justi non liberabit eum in quacumque die peccaverit
Et justus non poterit vivere in justitia sua
-13 Confisus in justitia sua fecerit iniquitatem
Omnes justitiæ ejus oblivioni tradentur
-14 Feceritque judicium et justitiam
-16 Judicium et justitiam fecit, vita vivet
-18 Cum enim recesserit justus a justitia sua
-19 Feceritque judicium et justitiam, vivet in eis
45- 9 Rapinas intermittite, et judicium et justitiam facite
Dan. 6-22 Quia coram eo justitia inventa est in me
9- 7 Tibi, Dom., justitia : nobis a. confusio faciei
-16 Domine, in omnem justitiam tuam
-24 Et adducatur justitia sempiterna
12- 3 Et qui ad justitiam erudiunt multos
Osee. 2-19 Et sponsabo te mihi in justitia, et judicio
10-12 Seminate vobis in justitia, et metite in ore
Cum venerit qui docebit vos justitiam
Joel. 2-23 Quia dedit vobis doctorem justitiæ
Amos. 5- 7 Judicium, et justitiam in terra relinquitis
-24 Et revelabitur... justitia quasi torrens fortis
6-13 Quon. convertistis in amaritudinem judicium, et fructum justitiæ in absynthium
Mich. 6- 5 Ut cognosceres justitias Domini
7- 9 Educet me in lucem, videbo justitiam ejus
Zach. 8- 8 Ero eis in Deum, in veritate et in justitia
Malac. 3- 3 Erunt Dom. offerentes sacrificia in justitia
4- 2 Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol justitiæ, et sanitas
1 Mac. 1-14 Et dedit illis potestatem ut facerent justitiam gentium
2-21 Non est nobis utile relinquere legem et justitias Dei
-29 Multi quærentes judicium, et justitiam
-52 Et reputatum est ei ad justitiam
14-35 Quod ipse fecerat hæc omnia, et justitiam
2 Mac. 4-34 Statim eum peremit, non veritus justitiam
8-13 Formidantes, et non credentes Dei justitiæ
Matth. 3-15 Sic e. decet nos implere omnem justitiam
5- 6 Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam
-10 Qui persecutionem patiuntur propter justitiam
-20 Quia nisi abundaverit justitia vestra
6- 1 Attendite ne justitiam vestram faciatis
-33 Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus
21-32 Venit enim ad vos Joannes in via justitiæ
Luc. 1-75 In sanctitate et justitia coram ipso
Joan. 16- 8 Arguet mundum de peccato, et de justitia
-10 De justitia vero, quia ad Patrem vado
Act. 10-35 Qui timet eum, et operatur justitiam

Act. 13-10 Inimice om. justitiæ, non desinis subvertere
24-25 Disputante a. illo de justitia, et castitate
Rom. 1-17 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide
-32 Qui cum justitiam Dei cognovissent
2-26 Si igitur præputium justitias legis custodiat
3- 5 Si autem iniquitas nostra justitiam Dei commendat
-21 Nunc a. sine lege justitia Dei manifestata est
-22 Justitia autem Dei per fidem Jesu Christi
-25 Ad ostensionem justitiæ suæ, propter remissionem
-26 Ad ostensionem justitiæ ejus in hoc tempore
4- 3 Et reputatum est illi ad justitiam
- 5 Reputatur fides ejus ad justitiam
- 6 Cui Deus accepto fert justitiam sine operib.
- 9 Quia reputata est Abrahæ fides ad justitiam
-11 Accepit... signaculum justitiæ fidei
Ut reputetur et illis ad justitiam
-13 Ut hæres esset mundi : sed per justitiam fidei
-22 Ideo et reputatum est illi ad justitiam
5-17 Multo magis abundantiam gratiæ, et donationis, et justitiæ accipientes
-18 Sic et per unius justitiam in omnes homines
-21 Ita et gratia regnet per justitiam in vitam
6-13 Et membra vestra arma justitiæ Deo
-16 Servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam
-18 Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiæ
-19 Exhibete membra vestra servire justitiæ
-20 Cum e. servi essetis pec. liberi fuistis justitiæ
9-30 Quod gentes, quæ non sectabantur justitiam, apprehenderunt justitiam : justitiam autem, quæ ex fide est
-31 Israël vero sectando legem justitiæ, in legem justitiæ non pervenit
10- 3 Ignorantes enim justitiam Dei
Justitiæ Dei non sunt subjecti
- 4 Christus, ad justitiam omni credenti
- 5 Quoniam justitiam... qui fecerit homo
- 6 Quæ autem ex fide est justitia, sic dicit
-10 Corde enim creditur ad justitiam
14-17 Sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu
1 Cor. 1-30 Et justitia, et sanctificatio, et redemptio
2 Cor. 3- 9 Abundat ministerium justitiæ in gloria
5-21 Ut nos efficeremur justitia Dei in ipso
6- 7 Per arma justitiæ a dextris, et a sinistris
-14 Quæ e. participatio justitiæ cum iniquitate?
9- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
-10 Augebit incrementa frugum justitiæ vestræ
11-15 Si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiæ
Galat. 2-21 Si enim per legem justitia, ergo gratis Christus mortuus est
3- 6 Et reputatum est illi ad justitiam
-21 Posset vivificare, vere ex lege esset justitia
5- 5 Spiritu ex fide, spem justitiæ expectamus
Ephes. 4-24 Qui secundum Deum creatus est in justitia
5- 9 In omni bonitate, et justitia, et veritate
6-14 State ergo... et induti loricam justitiæ
Philip. 1-11 Repleti fructu justitiæ per Jesum Christum
3- 6 Secundum justitiam, quæ in lege est, conversatus sine querela
- 9 Inveniar in illo, non habens meam justitiam
Sed illam... quæ ex Deo est justitia in fide
1 Tim. 6-11 Sectare vero justitiam, pietatem, fidem
2 Tim. 2-22 Sectare vero justitiam, fidem, charitatem
3-16 Ad corripiendum, ad erudiendum in justitia
4- 8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ
Tit. 3- 5 Non ex operibus justitiæ, quæ fecimus nos
Hebr. 1- 9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
5-13 Expers est sermonis justitiæ : parvulus e. est
7- 2 Primum quidem qui interpretatur rex justitiæ
9-10 Et variis baptismatibus, et justitiis carnis
11- 7 Et justitiæ, quæ per fidem est, hæres est
-33 Vicerunt regna, operati sunt justitiam
12-11 Postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam, reddet justitiæ
Jacob. 1-20 Ira enim viri justitiam Dei non operatur
2-23 Credidit... reputatum est illi ad justitiam
3-18 Fructus autem justitiæ, in pace seminatur
1 Petr. 2-24 Ut peccatis mortui, justitiæ vivamus
3-14 Et si quid patimini propter justitiam, beati
2 Petr. 1- 1 Sortiti sunt fidem in justitia Dei nostri
2- 5 Octavum Noë justitiæ præconem custodivit
-21 Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiæ
3-13 In quibus justitia habitat
1 Joan. 2-29 Et omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est
3- 7 Qui facit justitiam, justus est
Apoc. 19-11 Et cum justitia judicat et pugnat

JUSTUS, A, UM, *adject.*; et JUSTUS, *substant.*

Gen. 6- 9 Noë vir justus atq. perfectus fuit in generat.
7- 1 Te e. vidi justum coram me in generatione
18-23 Numquid perdes justum cum impio?
-24 Si fuerint quinquaginta justi in civitate
Et non parces loco illi propter quinquaginta justos
-25 Absit a te, ut... occidas justum cum impio, fiatque justus sicut impius
-26 Si invenero Sodomis quinquaginta justos
-28 Si minus quinquaginta justis quinque fuerint
20- 4 Num gentem ignorant. et justam interficies?
30-30 Justum est igitur ut aliquando provideam
38-26 Justior me est : quia non tradidi eam Sela
Exod. 9- 27 Peccavi etiam nunc : Dominus justus
23- 7 Insontem et justum non occides
- 8 Et subvertunt verba justorum
Levit. 19-36 Statera justa, et æqua sint pondera
Justus modius, æquusque sextarius
Num. 20-19 Et si biberimus aquas tuas nos et pecora nostra, dabimus quod justum est
23-10 Moriatur anima mea morte justorum
27- 6 Justam rem postulant filiæ Salphaad : da eis
Deut. 1-16 Audite illos, et quod justum est judicate
4- 8 Ut habeat cæremonias, justaque judicia
16-18 Ut judicent populum justo judicio
-19 Quia munera... mutant verba justorum
-20 Juste quod justum est persequeris : ut vivas
25- 1 Quem justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt
-15 Pondus habebis justum et verum
32- 4 Deus fidelis... justus et rectus
Josue. 10-13 Nonne scriptum est hoc in libro Justorum?
Judic. 11-27 Male agis, indicens mihi bella non justa
1 Reg. 24-18 Dixitque ad David : Justior tu es quam ego
2 Reg. 1-18 Sicut scriptum est in libro Justorum
15- 3 Videntur mihi sermones tui boni et justi
19-28 Quid ergo habeo justæ querelæ?
23- 3 Justus dominator in timore Dei
3 Reg. 2-32 Quia interfecit duos viros justos
8-32 Justificansque justum, et retribuens ei
4 Reg. 10- 9 Stans dixit ad omnem populum : Justi estis
1 Par. 21-25 Dedit ergo David Ornan pro loco siclos auri justissimi ponderis sexcentos
2 Par. 6-23 Ita ut... et ulciscaris justum, retribuens ei
12- 6 Princ. Israël et rex dixerunt : Justus est Do.
1 Esdr. 9-15 Domine Deus Israël, justus es tu
2 Esdr. 9- 8 Et implesti verba tua, quoniam justus es
-33 Et tu justus es in omnibus, quæ venerunt
Tobiæ. 3- 2 Justus es, Dom., et omnia judicia tua justa
4-18 Vinum tuum super sepulturam justi constitue
9- 9 Quia filius es optimi viri, et justi
Judith. 10- 8 Et glorietur super te, Jerusalem, et sit nomen tuum in numero sanctorum et justorum
Esth. 1-18 Unde regis justa est indignatio
11- 7 Ut pugnarent contra gentem justorum
- 9 Conturbataq. est gens justorum timentium
14- 7 Coluimus e. deos eorum. Justus est, Domine
16-15 Sed econtrario justis utentes legibus
Job. 6-29 Et loquentes id quod justum est, judicate
8- 3 Aut Omnipotens subvertit quod justum est?
9-15 Qui etiam si habuero quippiam justum
10-15 Et si impius fuero, væ mihi est : et si justus, non levabo caput
12- 4 Deridetur enim justi simplicitas
13-18 Si fuero judicatus, scio quod justus inveniar
15-14 Et ut justus appareat natus de muliere?
17- 8 Stupebunt justi super hoc
- 9 Et tenebit justus viam suam
22- 3 Quid prodest Deo, si justus fueris?
-19 Videbunt justi, et lætabuntur
27- 5 Absit a me ut justos vos esse judicem
-17 Præparabit quidem, sed justus vestietur illis
31- 6 Appendat me in statera justa, et sciat Deus
32- 1 Eo quod justus sibi videretur
- 2 Eo quod justum se esse diceret coram Deo
33-32 Loquere : volo enim te apparere justum
34- 5 Justus sum, et Deus subvertit judicium m.
-17 Et quomodo tu eum, qui justus est, in tantum condemnas?
35- 2 Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio, ut diceres : Justior sum Deo?
36- 3 Et operatorem meum probabo justum
- 7 Non auferet a justo oculos suos
Psal. 1- 5 Neque peccatores in concilio justorum
- 6 Quoniam novit Dominus viam justorum
2-12 Nequando... et pereatis de via justa
5-13 Quoniam tu benedices justo
7-10 Et diriges justum, scrutans corda et renes
-11 Justum adjutorium meum a Domino
L. 10- 4 Justus autem quid fecit?
- 6 Dominus interrogat justum et impium
- 8 Quoniam justus Dominus et justitias dilexit
13- 6 Quoniam Dominus in generatione justa est
30-19 Quæ loquuntur advers. justum iniquitatem
Psal. 31-11 Lætamini in Domino et exultate, justi
32- 1 Exultate, justi, in Domino
33-16 Oculi Domini super justos
-18 Clamaverunt justi, et Dom. exaudivit eos
-20 Multæ tribulationes justorum
-22 Et qui oderunt justum, delinquent
36-12 Observabit peccator justum : et stridebit
-16 Melius est modicum justo, super divitias
-17 Confirmat autem justos Dominus
-21 Justus autem miseretur et tribuet
-25 Non vidi justum derelictum, nec semen ejus
-29 Justi autem hæreditabunt terram
-30 Os justi meditabitur sapientiam
-32 Considerat peccator justum : et quærit mortificare eum
-39 Salus autem justorum a Domino
48-15 Et dominabuntur eorum justi in matutino
51- 8 Videbunt justi, et timebunt
54-23 Non dabit in æternum fluctuationem justo
57-11 Lætabitur justus cum viderit vindictam
-12 Et dicet homo : Si utique est fructus justo
63-11 Lætabitur justus in Domino, et sperabit
67- 4 Et justi epulentur, et exultent in consp. Dei
68-29 Et cum justis non scribantur
74-11 Et exaltabuntur cornua justi
91-13 Justus ut palma florebit : sicut cedrus Lib.
93-21 Captabunt in animam justi
96-11 Lux orta est justo, et rectis corde lætitia
-12 Lætamini, justi, in Domino : et confitemini
110- 1 In concilio justorum, et congregatione
111- 4 Misericors, et miserator, et justus
- 7 In memoria æterna erit justus
114- 5 Misericors Dominus, et justus, et Deus
117-15 Vox exultationis et salutis, in tabernaculis justorum
-20 Hæc porta Domini, justi intrabunt in eam
118-137 Justus es, Domine : et rect. judicium tuum
124- 3 Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem justorum
128- 4 Dominus justus concidit cervices peccator.
139-14 Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo
140- 5 Corripiet me justus in misericordia
141- 8 Me expectant justi, donec retribuas mihi
144-17 Justus Dominus in omnibus viis suis
145- 8 Dominus erigit elisos, Dominus diligit justos
Prov. 2-20 In via bona : et calles justorum custodias
3-33 Habitacula autem justorum benedicentur
4-18 Justorum autem semita, quasi lux splendens
8- 8 Justi sunt omnes sermones mei
-15 Et legum conditores justa decernunt
9- 9 Doce justum, et festinabit accipere
10- 3 Non affliget Dominus fame animam justi
- 6 Benedictio Domini super caput justi
- 7 Memoria justi cum laudibus
-11 Vena vitæ, os justi : et os impiorum operit iniquitatem
-16 Opus justi ad vitam : fructus autem impii ad peccatum
-20 Argentum electum, lingua justi
-21 Labia justi erudiunt plurimos
-24 Desiderium suum justis dabitur
-25 Justus a. quasi fundamentum sempiternum
-28 Expectatio justorum, lætitia
-30 Justus in æternum non commovebitur
-31 Os justi parturiet sapientiam
-32 Labia justi considerant placita
11- 3 Simplicitas justorum diriget eos
- 8 Justus de angustia liberatus est
- 9 Justi autem liberabuntur scientia
-10 In bonis justorum exultabit civitas
-11 Benedictione justorum exaltabitur civitas
-21 Semen autem justorum salvabitur
-23 Desiderium justorum omne bonum est
-28 Justi a. quasi virens folium germinabunt
-30 Fructus justi lignum vitæ
-31 Si justus in terra recipit : quanto magis imp.
12- 3 Et radix justorum non commovebitur
- 5 Cogitationes justorum, judicia
- 6 Insidiantur sanguini : os justorum liberabit
- 7 Domus autem justorum permanebit
-10 Novit justus jumentorum suorum animas
-12 Radix autem justorum proficiet
-13 Effugiet autem justus de angustia
-21 Non contristabit justum quidquid ei acciderit
-26 Qui negligit damnum propter amicum, justus est
13- 5 Verbum mendax justus detestabitur
- 9 Lux justorum lætificat
-13 Justi autem misericordes sunt, et miserantur
-21 Et justis retribuentur bona
-22 Et custoditur justo substantia peccatoris
-25 Justus comedit, et replet animam suam
14- 9 Illudet peccatum, et inter justos morabitur gratia

Prov. 14-11 Tabernacula vero justorum germinabunt
-12 Est via, quæ videtur homini justa
-19 Jacebunt... et impii ante portas justorum
-32 Sperat autem justus in morte sua
15- 6 Domus justi plurima fortitudo
- 8 Vota justorum placabilia
-19 Via justorum absque offendiculo
-28 Mens justi meditatur obedientiam
-29 Orationes justorum exaudiet
16-13 Voluntas regum labia justa : qui recta loq.
-17 Semita justorum declinat mala
17-15 Et qui condemnat justum, abominabilis est
-26 Non est bonum, damnum inferre justo
18-10 Ad ipsum currit justus, et exaltabitur
-17 Justus, prior est accusator sui : venit amicus
20- 7 Justus, qui ambulat in simplicitate sua
21-12 Excogitat justus de domo impii, ut detrahat
-15 Gaudium justo est facere judicium
-18 Pro justo datur impius : et pro rectis iniquus
-20 Thesaurus desiderabilis, et oleum in habitaculo justi
-26 Qui a. justus est, tribuet, et non cessabit
23-24 Exultat gaudio pater justi
24-15 Ne... quæras impietatem in domo justi
-16 Septies enim cadet justus, et resurget
-24 Qui dicunt impio : Justus es, maledicent
25-26 Vena corrupta, justus cadens coram impio
28- 1 Justus autem quasi leo confidens
-10 Qui decipit justos in via mala, in interitu suo corruet
-12 In exultatione justorum multa gloria est
-28 Cum illi perierint, multiplicabuntur justi
29- 2 In multiplicatione justorum lætabitur vulgus
- 4 Rex justus erigit terram, vir avarus destruet
- 6 Et justus laudabit atque gaudebit
- 7 Novit justus causam pauperum
-10 Justi autem quærunt animam ejus
-16 Et justi ruinas eorum videbunt
-27 Abominantur justi virum impium
31- 9 Aperi os tuum, decerne quod justum est
Eccle. 3-17 Justum et impium judicabit Deus
7-15 Ut non inveniat contra eum justas querim.
-16 Justus perit in justitia sua
-17 Noli esse justus multum : neque plus sapias
-19 Bonum est te sustentare justum
-21 Non est enim homo justus in terra, qui faciat bonum
8-10 Laudabantur in civitate quasi justorum operum
-14 Sunt justi, quibus mala proveniunt
Securi sunt, quasi justorum facta habeant
9- 1 Sunt justi atque sapientes
- 2 Eo quod universa æque eveniant justo et impio
Sap. 2-10 Opprimamus pauperem justum, et non parcamus
-12 Circumveniamus ergo justum
-16 Et præfert novissima justorum, et gloriatur
3- 1 Justorum autem animæ in manu Dei sunt
- 7 Fulgebunt justi, et tanquam scintillæ in arundineto discurrent
-10 Qui neglexerunt justum, et a Domino recesserunt
4- 7 Justus autem si morte præoccupatus fuerit
-16 Condemnat a. justus mortuus vivos impios
5- 1 Tunc stabunt justi in magna constantia
-16 Justi autem in perpetuum vivent
6-11 Qui enim custodierint justa juste, justificab.
10- 4 Per contemptibile lignum justum gubern.
- 5 Scivit justum, et conservavit sine querela
- 6 Hæc justum a pereuntibus impiis liberavit
-10 Justum deduxit per vias rectas
-13 Hæc venditum justum non dereliquit
-15 Hæc populum justum, et semen sine querela, liberavit a nationibus
-17 Et reddidit justis mercedem laborum suor.
-19 Ideo justi tulerunt spolia impiorum
11-15 Mirati sunt, non similiter justis sitientes
12- 9 Non quia impotens eras in bello subjicere impios justis, aut bestiis sævis
-15 Cum ergo sis justus, juste omnia disponis
-19 Quoniam oportet justum esse et humanum
16-17 Vindex est enim orbis justorum
-23 Hic autem iterum ut nutrirentur justi
18- 5 Cum cogitarent justorum occidere infantes
- 7 Suscepta est autem a populo tuo sanitas quidem justorum
- 9 Absconse sacrificabant justi
Similiter et bona et mala recepturos justos
-20 Tetigit autem tunc et justos tentatio mortis
19-16 Percussi sunt autem cæcitate : sicut illi in foribus justi
Eccli. 1-16 Et cum justis et fidelibus agnoscitur
3- 1 Filii sapientiæ, ecclesia justorum

Eccli. 8-17 Quoniam secundum quod justum est judicat
9-22 Viri justi sint tibi convivæ, et in timore
10-26 Noli despicere hominem justum pauperem
11-17 Datio Dei permanet justis
-24 Benedictio Dei in mercedem justi festinat
12- 2 Benefac justo, et invenies retributionem
13-21 Si communicabit lupus agno aliquando, sic peccator justo
27- 6 Vasa figuli probat fornax, et homines justos tentatio tribulationis
-32 Laqueo peribunt qui oblectantur casu justorum
28-26 Et in flamma sua non comburet justos
32-20 Qui timent Dom. invenient judicium justum
33-15 Sic et contra virum justum peccator
35- 8 Oblatio justi impinguat altare
- 9 Sacrificium justi acceptum est
-22 Sed judicabit justos, et faciet judicium
-25 Et oblectabit justos misericordia sua
44-17 Noë inventus est perfectus, justus
Isai. 1-26 Post hæc vocaberis civitas justi, urbs fidelis
3-10 Dicite justo quoniam bene
5-23 Et justitiam justi aufertis ab eo
16- 5 Et velociter reddens quod justum est
24-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam justi
26- 2 Aperite portas, et ingrediatur gens justa
- 7 Semita justi recta est, rectus callis justi
29-21 Supplantabant, et declinaverunt frustra a justo
41- 2 Quis suscitavit ab Oriente justum, vocavit
-10 Et suscepit te dextera justi mei
-26 Et a principio ut dicamus : Justus es?
45- 8 Rorate cœli desup., et nubes pluant justum
-21 Deus justus, et salvans non est præter me
51- 1 Audite me, qui sequimini quod justum est
- 5 Prope est justus meus, ingressus est Salvat.
- 7 Audite me, qui scitis justum, populus meus
53-11 Justificabit ipse justus servus meus multos
57- 1 Justus perit, et non est qui recogitet in corde
A facie enim malitiæ collectus est justus
60-21 Populus autem tuus omnes justi
62- 1 Donec egrediatur ut splendor justus ejus
- 2 Videbunt gentes justum tuum, et cuncti reg.
Jerem. 12- 1 Justus quidem tu es, Domine, si disputem tecum : verumtamen justa loquar ad te
20-12 Et tu, Domine exercituum, probator justi
23- 5 Suscitabo David germen justum : et regnabit rex
- 6 Et hoc est nomen, quod vocabunt eum, Dominus justus noster
33-16 Et hoc est nomen quod vocabunt eum, Dominus justus noster
Thren. 1-18 Justus est Dominus, quia os ejus ad iracundiam provocavi
4-13 Effuderunt in medio ejus sanguinem justorum
Baruc. 2- 9 Justus est Dominus in omnibus operibus
6-72 Melior est homo justus, qui non habet simulacra
Ezech. 3-20 Si conversus justus a justitia sua fuerit
-21 Si autem tu annuntiaveris justo ut non peccet justus, et ille non peccaverit
13-22 Quod mœrere fecistis cor justi mendaciter
18- 5 Et vir si fuerit justus, et fecerit judicium
- 9 Hic justus est, vita vivet, ait Dominus Deus
-20 Justitia justi super eum erit
-24 Si autem averterit se justus a justitia sua
-26 Cum enim averterit se justus a justitia sua
21- 3 Et occidam in te justum et impium
- 4 Pro eo a. quod occidi in te justum et impium
23-45 Viri ergo justi sunt : hi judicabunt eas
33-12 Justitia justi non liberabit eum in quacumque die
Et justus non poterit vivere in justitia sua
-13 Etiam si dixero justo quod vita vivat
-18 Cum enim recesserit justus a justitia sua
45-10 Statera justa, et ephi justum, et batus justus erit vobis
Dan. 3-27 Quia justus es in omnibus quæ fecisti nobis
-86 Benedicite, spiritus et animæ justorum, Do.
9-14 Justus Do. Deus noster in omnibus operibus
13- 3 Parentes enim illius, cum essent justi
- 9 Neque recordarentur judiciorum justorum
-53 Innocentem et justum non interficies
Osee. 14-10 Quia rectæ viæ Do., justi ambulabunt in eis
Amos. 2- 6 Pro eo quod vendiderit pro argento justum
5-12 Hostes justi accipientes munus
Habac. 1- 4 Quia impius prævalet adversus justum
-13 Et taces devorante impio justiorem se
2- 4 Justus autem in fide sua vivet
Soph. 2- 3 Quærite justum, quærite mansuetum
3- 5 Dominus justus in medio ejus non faciet iniquitatem
Zach. 9- 9 Ecce rex tuus veniet tibi justus, et salvator

Malac. 3-18 Et videbitis quid sit inter justum et impium
1 Mac. 7-12 Et convenerunt... requirere quæ justa sunt
11-33 Et conservantibus quæ justa sunt apud nos
2 Mac. 1-24 Justus et misericors, qui solus est bonus rex
-25 Solus præstans, solus justus, et omnipotens
7-36 Justas superbiæ tuæ pœnas exolves
9-12 Ita ait : Justum est subditum esse Deo
-18 Supervenerat enim in eum justum Dei judicium
10-12 Justi tenax erga Judæos esse constituit
11-14 Promisitque se consensurum omnibus quæ justa sunt
12- 5 Et invocato justo judice Deo
-41 Benedixerunt justum judicium Domini
13-23 Jurat de omnibus quibus justum visum est
Matth. 1-19 Joseph autem vir ejus, cum esset justus
5-45 Et pluit super justos et injustos
9-13 Non e. veni vocare justos, sed peccatores
10-41 Et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet
13-17 Et justi cupierunt videre quæ videtis
-43 Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno Patris
-49 Et separabunt malos de medio justorum
20- 4 Et quod justum fuerit dabo vobis
23-28 Et vos a foris quidem paretis hominibus justi
-29 Et ornatis monumenta justorum
-35 Ut veniat super vos omnis sanguis justus, qui effusus est... a sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariæ
25-37 Tunc respondebunt ei justi, dicentes
-46 Et ibunt hi in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam
27- 4 Dicens : Peccavi, tradens sanguinem justum
-19 Uxor ejus dicens : Nihil tibi, et Justo illi
-24 Innocens ego sum a sanguine Justi hujus
Marc. 2-17 Non e. veni vocare justos, sed peccatores
6-20 Sciens eum virum justum et sanctum
Luc. 1-17 Ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum
2-25 Simeon, et homo iste justus et timoratus
5-32 Non veni vocare justos, sed peccatores
12-57 Quid autem et a vobis ipsis non judicatis quod justum est?
14-14 Retribuetur enim tibi in resurrectione justorum
15- 7 Quam super nonaginta novem justis
18- 9 Qui in se confidebant tanquam justi
20-20 Qui se justos simularent, ut caperent eum
23-47 Dicens : Vere hic homo justus erat
-50 Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus
Joan. 5-30 Judico : et judicium meum justum est
7-24 Sed justum judicium judicate
17-25 Pater juste, mundus te non cognovit
Act. 3-14 Vos autem Sanctum et Justum negastis
7-52 Qui prænuntiabant de adventu Justi
10-22 Cornelius centurio, vir justus, et timens Deum
22-14 Ut cognosceres voluntatem ejus, et videres justum
24-15 Resurrectionem futuram justorum, et iniquorum
Rom. 1-17 Sicut scriptum est : Justus a. ex fide vivit
2- 5 In die iræ, et revelationis justi judicii Dei
-13 Non e. auditores legis justi sunt apud Deum
3- 8 Ut veniant bona : quorum damnatio justa est
-10 Scriptum est : Quia non est justus quisquam
5- 7 Vix enim pro justo quis moritur
-19 Per unius obeditionem, justi constituentur multi
7-12 Et mandatum sanctum, et justum, et bonum
1 Cor. 15-34 Evigilate, justi, et nolite peccare
Galat. 3-11 Manifestum est : quia justus ex fide vivit
Ephes. 6- 1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino : hoc enim justum est
Philip. 4- 8 Quæcumque justa, quæcumque sancta
Colos. 4- 1 Quod justum est et æquum, servis præstate
2 Thes. 1- 5 In exemplum justi judicii Dei
- 6 Si tamen justum est apud Deum, retribuere
1 Tim. 1- 9 Sciens hoc quia lex justo non est posita
2 Tim. 4- 8 Quam reddet mihi Dominus in illa die justus judex
Tit. 1- 8 Sobrium, justum, sanctum, continentem
Hebr. 2- 2 Accepit justam mercedis retributionem
10-38 Justus autem meus ex fide vivit
11- 4 Per quam testim. consecutus est esse justus
12-23 Et spiritus justorum perfectorum
Jacob. 5- 6 Addixistis et occidistis justum, et non restitit
-16 Multum enim valet deprecatio justi assidua
1 Petr. 3-12 Quia oculi Domini super justos
-18 Justus pro injustis, ut non offerret Deo
4-18 Et si justus vix salvabitur, impius et peccator ubi parebunt?
2 Petr. 1-13 Justum autem arbitror, quandiu sum in hoc tabernaculo, suscitare vos

2 Petr. 2- 7 Et justum Lot oppressum a nefandorum injuria... eripuit
- 8 Aspectu enim et auditu justus erat
Animam justam iniq. operibus cruciabant
1 Joan. 1- 9 Fidelis est, et justus, ut remittat nobis
2- 1 Advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum justum
-29 Si scitis quoniam justus est
3- 7 Qui facit justitiam, justus est: sicut et ille justus est
-10 Omnis qui non est justus, non est ex Deo
-12 Quoniam opera ejus maligna erant; fratris autem ejus, justa
Apoc. 15- 3 Justæ et veræ sunt viæ tuæ, rex sæculorum
16- 5 Justus es Do., qui es, et qui eras: sanctus
- 7 Deus omnipotens, vera et justa judicia tua
19- 2 Quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicavit
22-11 Et qui justus est, justificetur adhuc

JUSTUS.

1° *Ab insigni sua justitia et sanctitate Joseph, qui vocabatur Barsabas, cognominatus est Justus.* 2° *Titus, non ille ad quem sancti Pauli extat Epistola, sed ille Corinthius apud quem morabatur Paulus, quando migravit de domo Aquilæ, etiam forte a justitia qua præcellebat, Justi nomen obtinuit. Domus ejus conjuncta erat synagogæ.* 3° *Denique eadem forte de causa Jesus, origine Judæus, qui Christianismi fidem amplexus est, Justi nomen accepit.*

Act. 1-23 Joseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus
18- 7 Intravit in domum cujusd. nomine Titi Justi
Colos. 4-11 Et Jesus, qui dicitur Justus

JUVENCULA.

Psal. 67-26 In medio juvencularum tympanistriarum
Eccli. 20- 2 Concupiscentia spadonis devirginabit juvenculam
1 Tim. 5- 2 Juvenculas, ut sorores, in omni castitate

JUVENCULUS.

Jerem. 31-18 Et eruditus sum, quasi juvenculus indomitus

JUVENILIA.

2 Tim. 2-22 Juvenilia autem desideria fuge

JUVENIS, JUNIOR.

Gen. 14-24 Exceptis his, quæ comederunt juvenes
21-20 Factusque est juvenis sagittarius
22- 3 Ducens secum duos juvenes, et Isaac filium s.
44- 2 Pone in ore sacci junioris. Factumque est ita
Exod. 24- 5 Misitque juvenes de filiis Israël
Deut. 32-25 Foris vastabit eos gladius, et intus pavor, juvenem simul ac virginem
Josue. 6-23 Ingressique juvenes, eduxerunt Rahab
15-17 Othoniel filius Cenez frater Caleb junior
Judic. 14-10 Sic enim juvenes facere consueverant
15- 2 Sed habet sororem, quæ junior et pulchrior illa est
18-17 At illi qui ingressi fuerant domum juvenis
Ruth. 2- 5 Dixitq. Booz juveni, qui messoribus præerat
3-10 Quia non es secuta juvenes, pauperes...
1 Reg. 8-16 Servos etiam vestros, et ancillas, et juvenes
25- 5 Misit decem juvenes, et dixit eis: Ascendite
2 Reg. 1-13 Dixitq. David ad juvenem qui nuntiaverat ei
18-15 Cucurrerunt decem juvenes armigeri Joab
3 Reg. 12-10 Et dixerunt ei juvenes qui nutriti fuerant
-14 Locutus est eis secund. consilium juvenum
4 Reg. 8-12 Et juvenes eorum interficies gladio
2 Par. 10- 8 Et cum juvenibus tractare cœpit
-10 At illi responderunt ut juvenes
-14 Locutusque est juxta juvenum voluntatem
25- 5 Invenitque trecenta millia juvenum
36-17 Et interfecit juvenes eorum gladio in domo
Tobiæ. 1- 4 Cumque esset junior omnibus in tribu
5- 5 Egr. Tobias, invenit juvenem splendidum
- 6 Et dixit: Unde te habemus, bone juvenis
-13 Cui ait juvenis: Forti animo esto
7- 2 Quam similis est juvenis iste consobrino meo!
- 3 Ait: Unde estis juvenes fratres nostri?
8- 1 Introduxerunt juvenem ad eam
14- 5 Vocavit ad se Tobiam filium suum, et septem juvenes filios ejus nepotes suos
Judith. 7-12 Omnes viri, fœminæque, juvenes, et parvuli
15-15 Gaudebant cum... virginibus, et juvenibus
16- 6 Dixit se... juvenes meos occisurum gladio
- 8 Non e. cecidit potens eorum a juvenibus
Job. 29- 8 Videbant me juvenes, et abscondebantur
30- 1 Nunc autem derident me juniores tempore
32- 6 Junior sum tempore, vos autem antiquiores
Psal. 36-25 Junior fui, etenim senui: et non vidi justum
77-63 Juvenes eorum comedit ignis: et virgines
148-12 Juvenes, et virgines: senes cum junioribus laudent nomen Domini
Prov. 7- 7 Et video parvulos, considero vecordem juvenem
-13 Apprehensumque deosculatur juvenem
20-29 Exultatio juvenum, fortitudo eorum
Eccle. 11- 9 Lætare ergo, juvenis, in adolescentia tua
Sap. 8-10 Habebo...et honorem apud seniores juvenis
Eccli. 51-18 Cum adhuc junior essem, priusq. oberrarem
Isai. 20- 4 Sic minabit rex Assyriorum... transmigrationem Æthiopiæ, juvenum et senum
23- 4 Et non peperi, et non enutrivi juvenes
31- 8 Et juvenes ejus vectigales erunt
40-30 Laborabunt, et juvenes in infirmitate cadent
42-22 Laqueus juvenum omnes, et in domibus carcerum absconditi sunt
62- 5 Habitabit enim juvenis cum virgine
Jerem. 6-11 Effunde..et super consilium juvenum simul
9-21 Disperdere parvulos deforis, juvenes de plateis
11-22 Juvenes morientur in gladio, filii eorum
18-21 Juvenes eor. confodiantur gladio in prælio
31-13 Virgo in choro, juvenes et senes simul
48-15 Et electi juvenes ejus descenderunt in occis.
49-26 Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus
50-30 Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus
51- 3 Nolite parcere juvenibus ejus, interficite
-22 Et collidam in te juvenem et virginem
Thren. 1-18 Et juvenes mei abierunt in captivitatem
2-21 Juvenes mei ceciderunt in gladio
5-14 Defecerunt... juvenes de choro psallentium
Baruc. 3-20 Juvenes viderunt lumen, et habitaverunt
Ezech. 23- 6 Juvenes cupidinis, universos equites
-23 Juvenes forma egregia, duces et magistratus
30-17 Juvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent
Dan. 13-21 Quod si nolueris, dicemus contra te testimonium quod fuerit tecum juvenis
-45 Suscitavit Do. spir. sanctum pueri junioris
Joel. 2-28 Et juvenes vestri visiones videbunt
Amos. 2-11 Suscitavi.. de juvenibus vestris Nazaræos
4-10 Percussi in gladio juvenes vestros
1 Mac. 1-27 Virgines, et juvenes infirmati sunt
2- 9 Juvenes ej. ceciderunt in gladio inimicorum
14- 9 Juvenes induebant se gloriam et stolas belli
2 Mac. 3-26 Alii etiam apparuerunt duo juvenes virtute decori
-33 Iidem juvenes eisdem vestibus amicti
5-13 Fiebant ergo cædes juvenum ac seniorum
-24 Præcipiens ei... mulieres ac juvenes vendere
6-31 Non solum juvenibus, sed et universæ genti
10-35 Viginti juvenes ex his qui cum Machabæo erant, accensi animis
12-27 Et robusti juvenes pro muris consistentes
13-15 Juvenibus fortissim. electis, nocte aggressus
15-17 Et animi juvenum confortari
Marc. 16- 5 Viderunt juvenem sedentem in dextris
Joan. 21-18 Cum esses junior, cingebas te, et ambulabas
Act. 2-17 Et juvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestri
5- 6 Surgentes autem juvenes amoverunt eum
-10 Intrantes a. juvenes, invenerunt illam mort.
1 Tim. 5- 1 Sed obsecra ut patrem; juvenes, ut fratres
-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare
Tit. 2- 6 Juvenes similiter hortare ut sobrii sint
1 Joan. 2-14 Scribo vobis, juvenes, quoniam fortes estis

JUVENTUS.

Deut. 33-25 Sicut dies juventutis tuæ, ita et senectus tua
Judith. 7- 2 Abducti fuerant de provinciis et urbibus universæ juventutis
15- 6 Electam juventutem armatam misit post eos
Psal. 24- 7 Delicta juventutis meæ... ne memineris
42- 4 Ad Deum, qui lætificat juventutem meam
70- 5 Tu es... Domine, spes mea a juventute mea
-17 Deus, docuisti me a juventute mea
87-16 Pauper sum ego, et in laboribus a juventute
102- 5 Renovabitur ut aquilæ juventus tua
128- 1 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
- 2 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
143-12 Sicut novellæ plantationes in juventute sua
Eccle. 11- 9 In bono sit cor tuum in diebus juventutis tuæ
12- 1 Memento Creatoris tui in diebus juventutis
Sap. 2- 6 Et utamur creatura tanquam in juventute
4-16 Et juventus celerius consummata
8- 2 Hanc amavi, et exquisivi a juventute mea
Eccli. 6-18 Fili, a juventute tua excipe doctrinam
25- 5 Quæ in juventute tua non congregasti
30-11 Non des illi potestatem in juventute
-12 Curva cervicem ejus in juventute
47- 3 Fecit sicut in agnis ovium, in juventute sua
-15 Quemadmodum eruditus es in juventute t.
51-20 A juventute mea investigabam eam
Osee. 2-15 Et canet ibi juxta dies juventutis suæ
1 Mac. 1- 7 Qui secum erant nutriti a juventute
2-66 Machabæus fortis viribus a juventute sua
Matth. 19-20 Omnia hæc custodivi a juventute mea
Marc. 10-20 Magister, hæc omnia observavi a juventute
Luc. 18-21 Ait: Hæc omnia custodivi a juventute mea
Act. 26- 4 Et quidem vitam meam a juventute.. noverunt

JUVO.

2 Esdr. 2-20 Dixique ad eos: Deus cœli ipse nos juvat
1 Mac. 12- 1 Et vidit Jonathas quia tempus eum juvat

JUXTA. *Præp. et adverb.*

Gen. 1-11 Faciens fructum juxta genus suum
-12 Et facientem semen juxta genus suum
-25 Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas
6-20 De volucribus juxta genus suum
10-32 Hæ familiæ Noë juxta populos et nationes s.
13-18 Venit, et habitavit juxta convallem Mambre
16- 7 Cumque invenisset eam Angelus Domini juxta fontem aquæ in solitudine
18- 8 Ipse vero stabat juxta eos sub arbore
-14 Juxta condictum revertar ad te
19-20 Est civitas hæc juxta, ad quam possum fugere, parva
-31 Ingredi ad nos juxta morem universæ terræ
21-23 Sed juxta misericordiam, quam feci tibi
24-11 Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum juxta puteum aquæ vespere
-30 Venit ad virum, qui stabat juxta camelos
-43 Ecce sto juxta fontem aquæ, et virgo, quæ egredietur
25-11 Qui habitabat juxta puteum nomine Viventis et videntis
29- 2 Tres q. greges ovium accubantes juxta eum
31-35 Quia juxta consuetudinem fœminarum nunc accidit mihi
-47 Uterque juxta proprietatem linguæ suæ
33-18 Et habitavit juxta oppidum
40- 5 Juxta interpretationem congruam sibi
-13 Dabisque ei calicem juxta officium tuum
43- 7 Consequenter juxta id quod fuerat sciscitatus
-33 Primogenitus juxta primogenita sua, et minimus juxta ætatem suam
44-10 Qui dixit eis: Fiat juxta vestram sententiam
45-10 Erisque juxta me tu, et filii tui, et filii filior.
48- 7 Et sepelivi eam juxta viam Ephratæ
Exod. 1-17 Non fecerunt juxta præceptum regis Ægypti
2-15 In terra Madian, et sedit juxta puteum
8-10 At ille: Juxta, inquit, verbum tuum faciam
-13 Fecitque Dominus juxta verbum Moysi
-31 Qui fecit juxta verbum illius: et abstulit
12- 4 Juxta numerum animarum quæ sufficere possunt ad esum agni
- 5 Juxta quem ritum tolletis et hœdum
13-18 Per viam deserti, quæ est juxta mare Rubrum
15-27 Et castrametati sunt juxta aquas
16-16 Juxta numerum animarum vestrarum
-18 Sed singuli juxta id quod edere poterant
17- 1 Juxta sermonem Domini, castrametati sunt
18- 5 Ubi erat castrametatus juxta montem Dei
21- 9 Juxta morem filiarum faciet illi
22-17 Reddet pecuniam juxta modum dotis
25- 9 Juxta omnem similitudinem tabernaculi
26-30 Et eriges tabernaculum juxta exemplar
28-10 Juxta ordinem nativitatis eorum
-15 Juxta texturam superhumeralis, ex auro
29-11 Juxta ostium tabernaculi testimonii
-12 Reliquum a. sanguinem fundes juxta basim
-41 Juxta ritum matutinæ oblationis, et juxta ea quæ diximus
30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël juxta numerum
-13 Dimidium sicli juxta mensuram templi
-32 Juxta compositionem ejus non facietis aliud
32-28 Feceruntque filii Levi juxta sermonem
38-18 Quinque cubitorum erat, juxta mensuram
-21 Quæ enumerata sunt juxta præcept. Moysi
39- 8 Fecit et rationale opere polymito juxta opus superhumeralis
40-23 Locatis per ordinem lucernis, juxta præceptum Domini
Levit. 3-10 Renunculum cum adipe qui est juxta ilia
-15 Cum reticulo, quod est super eos juxta ilia
4- 9 Et reticulum quod est super eos juxta ilia
-18 Reliquum autem sanguinem fundet juxta basim altaris holocaustorum
5- 3 Juxta omn. impuritatem, qua pollui solet
-15 Qui emi potest duobus siclis, juxta pondus
-18 Juxta mensuram æstimationemque peccati
6- 6 Juxta æstimationem mensuramque delicti
-10 Tolletque cineres... et ponens juxta altare
7- 4 Et pinguedinem, quæ juxta ilia est
10- 7 Qui fecerunt omnia juxta præceptum Moysi
-12 Comedite illud absque fermento juxta altare

Levit. 11-14 Et milvum ac vulturem juxta genus suum
-16 Et larum et accipitrem juxta genus suum
-19 Herodionem et charadrion juxta genus
-22 Ac locusta, singula juxta genus suum
-29 Mus et crocodilus, singula juxta genus suum
12- 2 Septem diebus, juxta dies separationis
- 5 Juxta ritum fluxus menstrui
16-16 Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testim.
18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti
Et juxta morem regionis Chanaan
23-37 Et libamenta juxta ritum uniuscujusque diei
25-14 Juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo
-15 Et juxta supputationem frugum vendet tibi
-50 Juxta annorum numerum et rationem mercenarii
-52 Si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum
27-14 Et juxta pretium, quod ab eo fuerit constit.
-16 Juxta mensuram sementis æstimabitur pretium
-18 Juxta annorum, qui reliqui sunt, numerum
-23 Juxta annorum numerum usque ad jubilæum
-27 Redimet qui obtulit, juxta æstimationem
Num. 1-54 Juxta omnia quæ præceperat Dom. Moysi
2- 5 Juxta eum castrametati sunt de tribu Issachar
-12 Juxta eum castrametati sunt de tribu Simeon
-27 Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser
-34 Juxta omnia quæ mandaverat Dominus
3-39 Juxta præceptum Domini per familias suas
-50 Quinque siclorum juxta pondus sanctuarii
-51 Juxta verbum quod præceperat sibi Dom.
4-37 Juxta sermonem Domini per manum Moysi
-41 Quos numeraverunt Moyses et Aaron juxta verbum Domini
-45 Juxta imperium Domini per manum Moysi
-49 Juxta verbum Domini recensuit eos Moyses, unumquemque juxta officium et onera
5-30 Juxta omnia quæ scripta sunt
6-21 Juxta quod mente devoverat, ita faciet
7- 5 Trades ea Levitis juxta ordinem ministerii
- 7 Juxta id quod habebant necessarium
-13 Septuaginta siclos, juxta pondus sanctuarii
-19 Septuaginta siclos, juxta pondus sanctuarii
8- 4 Juxta exemplum quod ostendit Dom. Moysi
- 7 Juxta hunc ritum : aspergantur aqua lustrat.
9- 3 Juxta omnes cæremonias et justificationes
- 5 Juxta omnia quæ mandaverat Dom. Moysi
-14 Juxta cæremonias et justificationes ejus
-23 Juxta imperium ejus per manum Moysi
10- 6 Et juxta hunc modum reliqui facient
-13 Juxta imperium Domini in manu Moysi
13-30 Chananæus vero moratur juxta mare
14-20 Dixitque Dominus : Dimisi juxta verbum
-34 Juxta numerum quadraginta dierum
23- 2 Cumque fecisset juxta sermonem Balaam
- 3 Sta paulisper juxta holocaustum tuum
- 6 Invenit stantem Balac juxta holocaustum
-15 Sta hic juxta holocaustum tuum
-17 Invenit eum stantem juxta holocaustum
24- 6 Ut valles nemorosæ, ut horti juxta fluvios irrigui
26-53 Istis dividetur terra juxta numerum vocabulorum
28- 8 Juxta omnem ritum sacrificii matutini
31-12 Juxta Jordanem contra Jericho
33- 2 Quas descripsit Moyses juxta castrorum loca
34- 3 A solitudine Sin, quæ est juxta Edom
-14 Filiorum Gad juxta cognationum numerum
35- 8 Singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt
Deut. 1- 7 Et juxta littus maris, terram Chananæorum
4-34 Juxta omnia quæ fecit pro vobis Dom. Deus
10- 4 Juxta id quod prius scripserat, verba decem
11-30 Juxta vallem tendentem et intrantem procul
12-15 Et comede juxta benedictionem Domini
13- 7 Gentium, quæ juxta vel procul sunt
14-13 Et vulturem ac milvum juxta genus suum
-15 Larum atque accipitrem juxta genus suum
15-18 Quoniam juxta mercedem mercenarii per sex annos servivit tibi
16-10 Quam offeres juxta benedictionem Domini
-17 Juxta benedictionem Domini Dei sui
-21 Non plantabis lucum... juxta altare Domini
17-11 Juxta legem ejus; sequerisque sententiam
24- 8 Juxta id quod præcepi eis, et imple sollicite
29-21 Juxta maledictiones, quæ in libro legis
30-14 Sed juxta te est sermo valde in ore tuo
32- 8 Constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israel
-35 Juxta est dies perditionis, et adesse festin.
Josue. 4- 5 Juxta numerum filiorum Israel
- 8 Juxta numerum filiorum Israël

Josue. 7- 2 Contra Haï, quæ est juxta Bethaven
-17 Quæ cum juxta familias suas esset oblata
8-33 Media pars eorum juxta montem Garizim, et media juxta montem Hebal
9- 1 Hi quoque qui habitabant juxta Libanum
10-35 Juxta omnia quæ fecerat Lachis
11- 2 Et in regionibus Dor juxta mare
13-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben juxta cognationes suas
-29 Dedit... filiisque ejus juxta cognationes suas possessionem
-31 Parti filiorum Machir juxta cognationes s.
15-10 Transitq. juxta latus montis Jarim ad Aquil.
-21 Juxta terminos Edom a Meridie : Cabseel
16- 3 Ad Occidentem juxta terminum Jephleti
17- 2 Et reliquis filiorum Manasse juxta familias
- 4 Deditque eis juxta imperium Dom. possess.
- 7 Ad dexteram juxta habitatores fontis Taphuæ
- 8 Terra Taphuæ, quæ est juxta terminos
18- 4 Et describant eam juxta numerum uniuscuj.
-12 Pergens juxta latus Jericho Septentrionalis plagæ
-13 Atque pertransiens juxta Luzam ad Merid.
-16 Descendit... juxta latus Jebusæi ad Austrum
-28 Hæc est possessio filiorum Benjamin juxta familias suas
19- 8 Hæc est hæreditas filiorum Simeon juxta cognationes suas
-50 Juxta præceptum Domini, urbem quam postulavit
21- 3 Dederuntque filii Israël de possessionibus suis juxta imperium Domini
22- 9 Juxta imperium Domini in manu Moysi
-10 Ædificaverunt juxta Jordanem altare
Judic. 4-11 Quæ vocatur Sennim, et erat juxta Cedes
5-19 Pugnaverunt reges Chanaan in Thanach juxta aquas Mageddo
8-21 Quia juxta ætatem robur est hominis
-35 Juxta omnia bona quæ fecerat Israeli
9- 6 Et constituerunt regem Abimelech, juxta quercum quæ stabat in Sichem
-34 Tetendit insidias juxta Sichimam
-52 Accedensque Abimelech juxta turrim, pugnabat fortiter
11-26 Vel in cunctis civitatibus juxta Jordanem
18- 7 Juxta consuetudinem Sidoniorum
-29 Vocato nomine civitatis Dan, juxta vocabulum patris sui
19-11 Jamque erant juxta Jebus, et dies mutabatur in noctem
-14 Occubuitque eis sol juxta Gabaa
20-19 Surgentes mane, castrametati sunt juxta Gabaa
-36 Ut ad præparatas insidias devenirent, quas juxta urbem posuerant
21-23 Et juxta numerum suum, rapuerunt sibi
Ruth. 3- 7 Ad dormiendum juxta acervum manipulor.
1 Reg. 2-16 Incendatur prim. juxta morem hodie adeps
-35 Qui juxta cor meum et animam m. faciet
3-21 Quoniam revelatus fuerat Dominus Samueli in Silo, juxta verbum Domini
4- 1 Castrametatus est juxta lapidem Adjutorii
-18 Cecidit de sella retrorsum juxta ostium
5- 2 Et statuerunt eam juxta Dagon
6- 5 Juxta numerum provinciar. Philisthinorum
-15 Levitæ a. deposuerunt arcam Dei, et capsellam quæ erat juxta eam
8- 8 Juxta omnia opera sua, quæ fecerunt a die
10- 2 Invenies duos viros juxta sepulcrum Rachel
12- 1 Juxta omnia quæ locuti estis ad me
13- 8 Et expectavit septem diebus juxta placitum Samuelis
-11 Et tu non veneras juxta placitos dies
-14 Quæsivit Dom. sibi virum juxta cor suum
16- 7 Nec juxta intuitum hominis ego judico
19- 3 Ego a. egrediens stabo juxta patrem meum
20-15 Ex more sedere soleo juxta regem ad vescendum
-19 Sedebis juxta lapidem, cui nomen est Ezel
-20 Et ego tres sagittas mittam juxta eum
-25 Cumq. sedisset rex super cathedram suam.. quæ erat juxta parietem
-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum David
2 Reg. 2-13 Et occurrerunt eis juxta piscinam Gabaon
3-39 Retribuat Dominus facienti malum juxta malitiam suam
6- 7 Qui mortuus est ibi juxta arcam Dei
7- 9 Juxta nomen magnorum, qui sunt in terra
-17 Juxta univ. visionem istam, sic locutus est
11-21 Quare juxta murum accessistis ? dices
13-23 In Baalhasor, quæ est juxta Ephraïm
-35 Juxta verbum servi tui sic factum est
14-30 Scitis agrum Joab juxta agrum meum

2 Reg. 15- 2 Absalom stabat juxta introitum portæ
-18 Et universi servi ejus ambulabant juxta eum
16-11 Ut maledicat juxta præceptum Domini
17-17 Jonathas autem et Achimaas stabant juxta fontem Rogel
18- 4 Hoc faciam. Stetit ergo rex juxta portam
19-18 Et facerent juxta jussionem ejus
-37 Et sepeliar juxta sepulcrum patris mei
20- 8 Cumque illi essent juxta lapidem grandem
-11 Cum stetissent juxta cadaver Amasæ
23-15 Aquæ, de cisterna quæ est in Bethlehem juxta portam
-16 Et hauserunt aquam de cisterna Bethlehem, quæ erat juxta portam
24- 6 Circumeuntesque juxta Sidonem
-16 Erat autem Angelus Domini juxta aream Areüna Jebusæi
-19 Et ascendit David juxta sermonem Gad
3 Reg. 1- 9 Juxta lapidem Zoheleth, qui erat vicinus
2- 6 Facies ergo juxta sapientiam tuam
-29 Nuntiatumque est regi Salomoni, quod fugisset Joab... et esset juxta altare
4-12 Et universam Bethsan, quæ est juxta Sarthana
-28 In locum ubi erat rex, juxta constitutum sibi
5-10 Juxta omnem voluntatem ejus
6- 3 Juxta mensuram latitudinis templi
7-20 Juxta mensuram columnæ contra retiacula
8-56 Qui dedit requiem.. juxta omnia quæ locutus est
9-11 Et aurum juxta omne quod opus habuerat
-26 Quæ est juxta Aïlath in littore maris Rubri
10-19 Et duo leones stabant juxta manus singulas
13- 5 Juxta signum quod prædixerat vir Dei
-24 Asinus autem stabat juxta illum, et leo stabat juxta cadaver
-25 Viderunt.. et leonem stantem juxta cadaver
-26 Et occidit juxta verbum Domini
-28 Et asinum et leonem stantes juxta cadaver
-31 Juxta ossa ejus ponite ossa mea
14-18 Planxit eum o. Israël juxta sermonem Dom.
15-29 Donec deleret eum juxta verbum Domini
16-12 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
-34 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
17- 1 Si erit annis his ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba
- 5 Abiit ergo, et fecit juxta verbum Domini
-15 Quæ abiit, et fecit juxta verbum Eliæ
-16 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
18-28 Et incidebant se juxta ritum suum cultris
-31 Juxta numerum tribuum filiorum Jacob
-36 Juxta præceptum tuum feci omnia verba
20- 4 Responditq. rex Israël : Juxta verbum tuum
21- 1 Juxta palatium Achab regis Samariæ
22-10 In area, juxta ostium portæ Samariæ
-38 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
-54 Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
4 Reg. 1-17 Mortuus est ergo juxta sermonem Domini
2-22 Juxta verbum Elisei, quod locutus est
4-44 Et superfuit juxta verbum Domini
5-14 Descendit, et lavit in Jordane septies juxta sermonem viri Dei
6-18 Ne viderent, juxta verbum Elisei
7- 3 Viri erant leprosi juxta introitum portæ
-16 Modii hordei statere uno, juxta verbum Do.
-17 Juxta quod locutus fuerat vir Dei
8- 2 Et fecit juxta verbum hominis Dei
9-26 Et projice eum in agrum, juxta verbum Do.
-27 In ascensu Gaver, qui est juxta Jeblaam
10- 8 Ponite ea ad duos acervos juxta introitum
-14 Jugulaverunt eos in cisterna juxta Cameram
-17 Juxta verbum Domini quod locutus est per Eliam
11- 9 Juxta omnia quæ præceperat eis Joïada
-14 Vidit regem stantem super tribunal juxta morem, et cantores
-16 Per viam introitus Equorum juxta palatium
12- 5 Accipiant illam sacerdotes juxta ordinem
- 7 Nolite ergo amplius accipere pecuniam juxta ordinem vestrum
- 9 Et posuit illud juxta altare ad dexteram
-11 Et dabant eam juxta numerum atque mensuram
14- 3 Juxta omnia, quæ fecit Joas pater suus
- 6 Juxta quod scriptum est in libro legis Moysi
-25 Juxta sermonem Domini Dei Israël
15- 3 Juxta omnia quæ fecit Amasias pater ejus
-25 In turre domus regiæ, juxta Argob, et juxta Arie
-34 Juxta omnia, quæ fecerat Ozias pater suus
16-10 Et similitudinem juxta omne opus ejus
-11 Juxta omnia, quæ præceperat rex Achaz
-16 Juxta omnia, quæ præceperat rex Achaz
17- 6 In Hala et in Habor, juxta fluvium Gozan
- 8 Et ambulaverunt juxta ritum gentium

4 *Reg.* 17-13 Custodite... cæremonias, juxta omn. legem
-14 Sed induraverunt cervicem suam juxta cervicem patrum suorum
-33 Serviebant juxta consuetudinem gentium
-40 Sed juxta consuetudinem suam pristinam perpetrabant
18- 3 Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
-17 Et steterunt juxta aquæductum piscinæ superioris
21- 2 Juxta idola gentium, quas delevit Dominus
23-11 Juxta exedram Nathanmelech eunuchi
-16 Et polluit illud juxta verbum Domini
-25 In univ. virtute sua, juxta omnem legem
-32 Juxta omnia quæ fecerant patres ejus
-35 Ut conferretur juxta præceptum Pharaonis
Et unumquemque juxta vires suas exegit
-37 Juxta omnia quæ fecerant patres ejus
24- 2 Ut disperderent eum juxta verbum Domini
- 9 Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
-13 Quæ fecerat Salomon.. juxta verbum Dom.
-19 Juxta omnia quæ fecerat Joakim
1 *Par.* 1-48 Saül de Rohoboth, quæ juxta amnem sita est
6-32 Stabant a. juxta ordinem suum in ministerio
-49 Juxta omnia, quæ præceperat Moyses
-54 Juxta cognationes Caathitarum
7-29 Juxta filios quoq. Manasse, Bethsan et filias
11- 3 Juxta sermonem Domini, quem locutus est
-10 Juxta verbum Domini, quod locutus est ad Israël
12-23 Ut transferrent regnum Saül ad eum, juxta verbum Domini
-40 Sed et qui juxta eos erant, usque ad Issachar
15-15 Sicut præceperat Moyses juxta verbum Do.
16-40 Juxta omnia quæ scripta sunt in lege Dom.
17-15 Juxta omnia verba hæc, et juxta universam visionem istam, sic locutus est Nathan
-19 Juxta cor tuum fecisti om. magnificentiam
19- 9 Direxerunt aciem juxta portam civitatis
21-15 Angelus Domini stabat juxta aream Ornan Jebusæi
-19 Ascendit ergo David juxta sermonem Gad
23-27 Juxta præcepta quoque David novissima
-31 Juxta numerum, et cæremonias uniuscuj.
24-19 Et juxta ritum suum sub manu Aaron patris
25- 2 Sub manu Asaph prophetantis juxta regem
- 6 In ministeria domus Domini juxta regem
26-16 Juxta portam, quæ ducit ad viam Ascensionis
2 *Par.* 3- 4 Juxta mensuram latitudinis domus
- 8 Juxta latitudinem domus, cubitorum viginti
4-20 Ut lucerent ante oraculum juxta ritum
6-36 Et captivos duxerint eos in terram longinquam, vel certe quæ juxta est
7-17 Et feceris juxta omnia, quæ præcepi tibi
8-13 Ut... offerretur in eo juxta præceptum Moysi
-14 Et constituit juxta dispositionem David patr.
Juxta ritum uniuscujusque diei
9-18 Et duos leones stantes juxta brachiola
10-14 Locutusque est juxta juvenum voluntatem
13-11 Thymiama juxta legis præcepta confectum
17- 4 Et perrexit in præceptis illius, et non juxta peccata Israel
18- 9 Sedebant a. in area juxta portam Samariæ
23- 8 Juxta omnia quæ præceperat Joïada
-18 Juxta dispositionem David
24- 8 Posueruntque eam juxta portam domus Do.
-21 Miserunt lapides juxta regis imperium in atrio
26- 4 Juxta omnia quæ fecerat Amasias pater ej.
27- 2 Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater ejus
28- 3 Juxta ritum gentium : quas interfecit Dom.
29- 2 Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
-15 Et ingressi sunt juxta mandatum regis
30- 6 Juxta id quod rex jusserat, prædicantes
-12 Ut facerent juxta præceptum regis et princ.
-16 Steteruntq. in ordine suo juxta dispositionem
-18 Comedit Phase, non juxta quod scriptum est
31-16 Atque observationibus juxta divisiones suas
-21 Juxta legem et cæremonias, volens requirere
32-25 Sed non juxta beneficia, quæ acceperat
33- 2 Juxta abominationes gentium, quas subvertit Dominus
34-32 Juxta pactum Domini Dei patrum suorum
35- 6 Ut possint juxta verba quæ locutus est Dominus in manu Moysi facere
-10 Levitæ quoq. in turmis, juxta regis imperium
-13 Juxta quod in lege scriptum est
-15 Juxta præceptum David, et Asaph, et Heman
-16 Juxta præceptum regis Josiæ
-20 Ascendit Nechao... in Charcamis juxta Euphraten
36-14 Juxta universas abominationes gentium

1 *Esdr.* 3- 7 Juxta quod præceperat Cyrus rex Persarum
6-14 Et prosperabantur juxta prophetiam Aggæi
-17 Duodecim, juxta numerum tribuum Israel
7- 9 Juxta manum Dei sui bonam super se
-18 Juxta voluntatem Dei vestri facite
8-21 Prædicavi ibi jejun. juxta fluvium Ahava
-34 Juxta numerum et pondus omnium
9-11 Terra immunda est, juxta immunditiam pop.
10- 3 Qui de his nati sunt, juxta voluntatem Do.
- 8 Juxta consilium principum et seniorum
-12 Juxta verbum tuum ad nos, sic fiat
2 *Esdr.* 2- 6 Rex, et regina quæ sedebat juxta eum
3- 2 Et juxta eum ædificaverunt viri Jericho
Et juxta eum ædificavit Zachur filius Amri
- 3 Et juxta eos ædificavit Marimuth filius Uriæ
- 4 Et juxta eum ædificavit Mosollam filius Barachiæ
Et juxta eos ædificavit Sadoc filius Baana
- 5 Et juxta eos ædificaverunt Thecueni
- 7 Et juxta eos ædificaverunt Meltias.. et Jadon
- 8 Et juxta eum ædificavit Eziel filius Araïa
Et juxta eum ædificavit Ananias filius pigm.
- 9 Et juxta eum ædificavit Raphaïa filius Hur
-10 Et juxta eum ædificavit Jedaïa filius Haromaph
Et juxta eum ædificavit Hattus filius Haseboniæ
-12 Juxta eum ædificavit Sellum filius Alohes
-19 Et ædificavit juxta eum Azer filius Josue
4-12 Venientibus Judæis, qui habitabant juxta
-18 Ædificabant, et clangebant buccina juxta me
5-12 Adjuravi eos, ut facerent juxta quod dixeram
6- 4 Et respondi eis juxta sermonem priorem
- 5 Et misit ad me Sanaballat juxta verbum prius quinta vice puerum suum
-14 Juxta opera eorum talia
8- 4 Steterunt juxta eum, Mathathias, et Semeïa
-18 Et in die octavo collectam juxta ritum
11-24 In manu regis, juxta omne verbum populi
12-24 Ut... confiterentur juxta præceptum David
-44 Et cantores, et janitores juxta præceptum David
13-13 Et constituimus... juxta eos Hanan
-24 Loquebantur juxta linguam populi et populi
Tobiæ. 2-10 Jactasset se juxta parietem, et obdormisset
6- 1 Mansit prima mansione juxta fluvium Tigris
Judith. 4- 5 Contra faciem campi Magni, juxta Dothaïn
Esth. 1-19 Scribatur juxta legem Persarum atque Medorum
-21 Fecitque rex juxta consilium Mamuchan
2- 8 Et juxta mandatum illius multæ pulchræ virgines adducerentur Susan
-18 Ac dona largitus est juxta magnificentiam principalem
-20 Necdum prodiderat Esther patriam, et populum suum, juxta mandatum ejus
8- 9 Populo et populo, juxta linguas et litteras
Job. 1-14 Arabant, et asinæ pascebantur juxta eos
17- 3 Libera me, Domine, et pone me juxta te
20-18 Juxta multitudinem adinventionum suar.
29- 2 Ut sim juxta menses pristinos, secundum dies
34-11 Et juxta vias singulorum restituet eis
Psal. 5- 6 Neque habitabit juxta te malignus
33-19 Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt corde
37-14 Et qui juxta me erant, de longe steterunt
61-13 Quia tu reddes unicuique juxta opera sua
93-15 Qui juxta illam omnes qui recto sunt corde
118-169 Juxta eloquium tuum da mihi intellectum
139- 6 Juxta iter scandalum posuerunt mihi
Prov. 7- 8 Qui transit per plateam juxta angulum
-12 Nunc in plateis, nunc juxta angulos insidians
8- 3 Juxta portas civitatis in ipsis foribus loquitur
12-14 Juxta opera manuum suarum retribuetur ei
22- 6 Proverbium est : Adolescens juxta viam s.
24-12 Reddetque homini juxta opera sua
26- 4 Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam
- 5 Responde stulto juxta stultitiam suam
27-10 Melior est vicinus juxta, quam frater procul
Cant. 1- 7 Et pasce hœdos tuos juxta tabernacula pastorum
5-12 Et resident juxta fluenta plenissima
Eccli. 14-25 Qui requiescit juxta domum illius
24-19 Quasi platanus exaltata sum juxta aquam
38-29 Sic faber ferrarius sedens juxta incudem
50-13 Et ipse stans juxta aram
Isai. 5-17 Et pascentur agni juxta ordinem suum
8-20 Quod si non dixerint juxta verbum hoc
10-26 Juxta plagam Madian in petra Oreb
19-19 Et titulus Domini juxta terminum ejus
27- 7 Juxta plagam percutientis se percussit eum
44- 4 Quasi salices juxta præterfluentes aquas
50- 8 Juxta est qui justificat me, quis contradicet?
56- 1 Quia juxta est salus mea, ut veniat

Isai. 57- 8 Quia juxta me discooperuisti, et suscepisti adulterum
Jerem. 3-15 Et dabo vobis pastores juxta cor meum
10- 2 Juxta vias gentium nolite discere
13- 2 Et possedi lumbare juxta verbum Domini
17-10 Qui do unicuique juxta viam suam, et juxta fructum adinventionum suarum
19- 2 Quæ est juxta introitum portæ fictilis
21-14 Et visitabo super vos juxta fructum studiorum vestrorum, dicit Dominus
26-20 Juxta omnia verba Jeremiæ
30-18 Templum juxta ordinem suum fundabitur
35- 4 Quod erat juxta gazophylacium principum
-10 Juxta omnia, quæ præcepit nobis Jonadab
36- 8 Juxta omnia quæ præceperat ei Jeremias
38-27 Et locutus est eis, juxta omnia verba
41-17 Et abierunt, et sederunt peregrinantes in Chamaam, quæ est juxta Bethlehem
42- 5 Si non juxta omne verbum, in quo miserit te
-20 Et juxta omnia quæcumque dixerit tibi Do.
46- 2 Qui erat juxta fluvium Euphraten
- 6 Ad Aquil. juxta flumen Euphraten victi sunt
-10 In terra Aquilonis juxta flumen Euphraten
48-30 Et quod non sit juxta eam virtus ejus, nec juxta quod poterat conata sit facere
50-21 Et fac juxta omnia quæ præcepi tibi
-29 Juxta omnia quæ fecit, facite illi
52- 2 Et fecit... juxta omnia quæ fecerat Joakim
- 8 Et apprehenderunt Sedeciam in deserto, quod est juxta Jericho
Ezech. 1- 1 Cum essem in medio captivorum juxta fluvium Chobar
-15 Apparuit rota una super terram juxta animalia
-19 Ambulabant pariter et rotæ juxta ea
3-15 Ad eos qui habitabant juxta flumen Chobar
-23 Quasi gloria, quam vidi juxta fluvium Chobar
5- 2 Juxta completionem dierum obsidionis
- 7 Et juxta judicia gentium, quæ in circuitu vestro sunt, non estis operati
7- 3 Et judicabo te juxta vias tuas
8- 3 Adduxit me... juxta ostium interius
9- 2 Ingressi sunt, et steterunt juxta altare æreum
10- 6 Ingressus ille stetit juxta rotam
- 9 Et vidi, et ecce quatuor rotæ juxta cherubim : rota una juxta cherub unum, et rota alia juxta cherub unum
-15 Animal, quod videram juxta fluvium Chobar
-16 Ibant pariter et rotæ juxta ea
Non residebant rotæ, sed et ipsæ juxta erant
-20 Subter Deum Israël juxta fluvium Chobar
-22 Vultus quos videram juxta fluvium Chobar
11-12 Sed juxta judicia gentium... estis operati
14-10 Juxta iniquitatem interrogantis
16-43 Et non feci juxta scelera tua in omnibus
18-30 Idcirco unumquemque juxta vias suas judicabo
22- 5 Quæ juxta sunt, et quæ procul a te, triumphabunt de te
24-14 Juxta vias tuas, et juxta adinventiones tuas judicabo te, dicit Dominus
-24 Juxta omnia, quæ fecit, facietis cum venerit
25-14 Et facient in Edom juxta iram meam
30- 3 Quia juxta est dies, et appropinquat dies Do.
31- 7 Erat enim radix illius juxta aquas multas
-11 Juxta impietatem ejus ejeci eum
33-20 Unumquemque juxta vias suas judicabo
-30 Pop. tui, qui loquuntur de te juxta muros
35-11 Dicit Do. Deus, quia faciam juxta iram tuam
36-17 Et in studiis suis, juxta immunditiam menstruatæ facta est via eorum coram me
-19 Juxta vias eorum, et adinventiones eorum judicavi eos
39-15 Statuent juxta illud titulum, donec sepeliant
-24 Juxta immunditiam eorum et scelus feci eis
40- 8 Et limen portæ juxta vestibulum portæ intrinsecus
-24 Vestibulum ejus, juxta mensuras superiores
-28 Et mensus est portam juxta mensuras superiores
41-19 Faciem hominis juxta palmam ex hac parte, et faciem leonis juxta palmam ex alia
42-11 Juxta similitudinem gazophylaciorum
43- 3 Quem videram juxta fluvium Chobar
- 6 Et vir qui stabat juxta me, (-7) dixit ad me
- 8 Qui fabricati sunt limen suum juxta limen meum, et postes suos juxta postes meos
44-13 Neque accedent... juxta Sancta sanctorum
45- 7 Longitudinis a. juxta unamquamque partem
-11 Juxta mensuram cori erit æqua libratio eor.
47-16 Domus Tichon, quæ est juxta terminum Auran
48- 1 Juxta viam Hethalon pergentibus Emath
Ad Aquilonem juxta viam Emath
-12 Juxta terminum Levitarum

Ezech. 48-18 Juxta fines sacerdotum viginti quinq. millia
Dan. 3-28 Fecisti, juxta omnia quæ induxisti super nos
-42 Fac nobiscum juxta mansuetudinem tuam
-48 Et incendit quos reperit juxta fornacem
4-32 Juxta voluntatem enim suam facit
6-12 Verus est sermo, juxta decretum Medorum
8-17 Et venit, et stetit juxta ubi ego stabam
10- 4 Eram juxta fluvium magnum, qui est Tigris
-13 Et ego remansi ibi juxta regem Persarum
11-16 Et faciet veniens super eum juxta placitum
-36 Et faciet juxta voluntatem suam rex
14- 8 Dixit Daniel regi : Fiat juxta verbum tuum
-14 Ingressi sunt nocte juxta consuetudinem
Osee. 2-15 Et canet ibi juxta dies juventutis suæ
Juxta dies ascensionis suæ de terra Ægypti
10- 1 Juxta ubertatem terræ suæ exuberavit simulacris
-10 Juxta desiderium meum corripiam eos
12- 2 Juxta vias ejus, et juxta adinventiones ejus reddet ei
13- 6 Juxta pascua sua adimpleti sunt, et saturati
Joel. 3-14 Juxta est dies Domini in valle concisionis
Amos. 2- 8 Accubuerunt juxta omne altare
Abdiæ. -15 Quoniam juxta est dies Domini super omnes gentes
Jonæ. 3- 3 Et abiit in Niniven juxta verbum Domini
Mich. 7-14 Pascentur Basan et Galaad juxta dies antiquos
Soph. 1- 7 Quia juxta est dies Domini, quia præparavit
-14 Juxta est dies Domini magnus, juxta est et velox nimis
Zach. 4-12 Olivarum, quæ sunt juxta duo rostra aurea
8-11 Nunc a. non juxta dies priores ego faciam
1 Mac. 7-31 Et exivit... in pugnam juxta Capharsalama
13-29 Juxta arma naves sculptas, quæ viderentur
Matth. 4-18 Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ
Marc. 7- 5 Non ambulant juxta traditionem seniorum
10-46 Bartimæus cæcus sedebat juxta viam mendicans
Luc. 2- 9 Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos
Joan. 3-23 Joannes baptizans in Ænnon juxta Salim
4- 5 Juxta prædium, quod dedit Jacob Joseph
6-23 Juxta locum ubi manducaverant panem
11-18 Erat autem Bethania juxta Jerosolymam
-54 Sed abiit in regionem juxta desertum
19-25 Stabant autem juxta crucem Jesu mater ej.
Joan. 19-42 Quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum
Act. 1-10 Duo viri astiterunt juxta illos in vestibus albis
-12 Qui vocatur Oliveti, qui est juxta Jerusalem
2-24 Juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo
3-22 Juxta omnia quæcumq. locutus fuerit vobis
10- 6 Coriarium, cujus est domus juxta mare
-32 In domo Simonis coriarii juxta mare
16-13 Egressi sumus foras portam juxta flumen
22- 3 Eruditus juxta veritatem paternæ legis
27- 7 Adnavigavimus Cretæ, juxta Salmonem
- 8 Et vix juxta navigantes, venimus in locum Cui juxta erat civitas Thalassa
Rom. 16-25 Vos confirmare juxta Evangelium meum
2 Cor. 4- 1 Juxta quod misericordiam consecuti sumus
Hebr. 5-10 Pontifex juxta ordinem Melchisedech
9- 9 Juxta quam munera et hostiæ offeruntur
Quæ non possunt juxta conscientiam perfectum facere servientem
11-13 Juxta fidem defuncti sunt omnes isti
2 Petr. 3- 3 Juxta proprias concupiscentias ambulantes

L

LAABIM.

Filius tertius Mesraïm filii secundi Cham. Ab hoc, Libya, quæ prius, ut refert sanctus Hieronymus in Hebraicis quæstionibus in Genesim, Phutensis regio appellata est, nomen habet.

Gen. 10-13 Mesraïm genuit Ludim, et Anamim, et Laabim
1 Par. 1-11 Mesraïm vero genuit Ludim, et Anamim, et Laabim

LAAD. *Filius secundus Jahath.*

1 Par. 4- 2 Jahath, de quo nati sunt Ahumaï et Laad

LAADA. *Filius secundus Sela filii Juda.*

1 Par. 4-21 Her pater Lecha, et Laada pater Maresa

LAADAN.

Filius Thaan filii Thale, e stirpe Ephraïm.

1 Par. 7-26 (*Natus est Thaan*) qui genuit Laadan

LABAN.

Filius Bathuelis filii Nachor fratris Abrahæ, frater Rebeccæ, paterque Liæ et Rachelis. Jacob, surrepta benedictione paterna, timens ab Esaü mortem, fugit in Mesopotamiam apud Laban fratrem matris suæ, et duas ejus filias uxores duxit, Rachelem et Liam. Idolorum cultum cum veri Dei cultu miscebat; nam Rachel furata est idola ejus, et Deum Abrahæ, et deum Nachor, id est, idola Nachor invocavit, ut patet Genes. 31-53.

Gen. 24-29 Habebat a. Rebecca fratrem nomine Laban
-50 Responderuntque Laban et Bathuel
25-20 Duxit uxorem Rebeccam... sororem Laban
27-43 Consurgens fuge ad Laban fratrem meum
28- 2 Accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban
- 5 Venit in Mesopotamiam Syriæ ad Laban
29- 5 Numquid, ait, nostis Laban filium Nachor ?
-10 Et sciret consobrinam suam, ovesque Laban
-19 Respondit Laban : Melius est ut tibi eam dem quam alteri
-21 Dixitq. ad Laban : Da mihi uxorem meam
-26 Respondit Laban : Non est in loco nostro consuetudinis
30-27 Ait illi Laban : Inveniam gratiam in conspectu tuo
-31 Dixitque Laban : Quid tibi dabo ?
-34 Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis
-40 Erant a. alba et nigra quæque, Laban
-42 Factaque sunt ea quæ erant serotina, Laban
31- 1 Postquam a. audivit verba filiorum Laban
Gen. 31- 2 Animadvertit quoque faciem Laban
-12 Vidi enim omnia quæ fecit tibi Laban
-19 Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves
-22 Nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob
-33 Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob
-43 Respondit ei Laban : Filiæ meæ et filii
-47 Quem vocavit Laban, Tumulum testis
-48 Dixitque Laban : Tumulus iste erit testis inter me et te
-55 Laban vero de nocte consurgens, osculatus est filios et filias
32- 4 Apud Laban peregrinatus sum, et fui usque
46-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ filiæ
-25 Hi filii Balæ, quam dedit Laban Racheli filiæ

LABAN.

Locus est in deserto ubi Moyses Deuteronomium prælegit filiis Israel.

Deut. 1- 1 Laban et Haseroth, ubi auri est plurimum

LABANA.

Civitas sacerdotalis in tribu Juda. Eadem videtur quæ Lebna dicitur, Josue 10-39.

Josue. 15-42 Labana, et Ether, et Asan

LABANATH.

Civitas quæ tribus Aser terminus est.

Josue. 19-26 Pervenit usque ad... Sihor et Labanath

LABIUM.

Gen. 11- 1 Erat autem terra labii unius, et sermonum eorumdem
- 6 Ecce, unus est populus, et unum labium om.
- 9 Quia ibi confusum est labium univ. terræ
Exod. 6-12 Præsertim cum incircumcisus sim labiis
-30 En incircumcisus labiis sum
25-24 Faciesq. illi labium aureum per circuitum
-25 Et ipsi labio coronam interrasilem altam
37-11 Et fecit illi labium aureum per gyrum
-12 Ipsique labio coronam auream interrasilem
Levit. 5- 4 Anima, quæ juraverit, et protulerit labiis
Deut. 23-23 Quod a. semel egressum est de labiis tuis
1 Reg. 1-13 Tantumque labia illius movebantur
3 Reg. 7-23 Fecit quoque mare fusile decem cubitorum a labio usque ad labium
-24 Et sculptura subter labium circuibat illud
-26 Labiumque ejus, quasi labium calicis
4 Reg. 19-28 Ponam itaque... camum in labiis tuis
2 Par. 4- 2 Mare etiam fusile decem cubitis a labio usque ad labium
- 5 Et labium illius erat quasi labium calicis
Judith. 9-13 Percuties eum ex labiis charitatis meæ
Judith. 13- 6 Orans cum lacrymis, et labiorum motu in silentio
Job. 1-22 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
2-10 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
8-21 Donec impleatur risu os tuum, et labia tua jubilo
11- 5 Utinam Deus... aperiret labia sua tibi
12-20 Commutans labium veracium
13- 6 Judicium labiorum meorum attendite
15- 6 Et labia tua respondebunt tibi
16- 6 Et moverem labia mea, quasi parcens vobis
19-20 Derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos
23-12 A mandatis labiorum ejus non recessi
27- 4 Non loquentur labia mea iniquitatem
32-20 Aperiam labia mea, et respondebo
33- 3 Sententiam puram labia mea loquentur
Psal. 11- 3 Labia dolosa, in corde et corde locuti sunt
- 4 Disperdat Dominus universa labia dolosa
- 5 Qui dixerunt... Labia nostra a nobis sunt
13- 3 Venenum aspidum sub labiis eorum
15- 4 Nec memor ero nominum eorum per labia
16- 1 Percipe orationem m., non in labiis dolosis
- 4 Propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias duras
20- 3 Voluntate labiorum ejus non fraudasti eum
21- 8 Locuti sunt labiis, et moverunt caput
30-19 Muta fiant labia dolosa
33-14 Et labia tua ne loquantur dolum
39-10 Ecce labia mea non prohibebo
44- 3 Diffusa est gratia in labiis tuis
50-17 Domine, labia mea aperies
58- 8 Ecce... gladius in labiis eorum
-13 Delictum oris eorum, sermonem labiorum
62- 4 Labia mea laudabunt te
- 6 Et labiis exultationis laudabit os meum
65-14 Quæ distinxerunt labia mea
70-23 Exultabunt labia mea cum cantavero tibi
88-35 Et quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita
105-33 Et distinxit in labiis suis
118-13 In labiis meis pronuntiavi omnia judicia
-171 Eructabunt labia mea hymnum
119- 2 Libera animam meam a labiis iniquis
139- 4 Venenum aspidum sub labiis eorum
-10 Labor labiorum ipsorum operiet eos
140- 3 Pone... ostium circumstantiæ labiis meis
Prov. 4-24 Et detrahentia labia sint procul a te
5- 2 Et disciplinam labia tua conservent
- 3 Favus enim distillans labia meretricis
7-21 Et blanditiis labiorum protraxit illum
8- 6 Et aperientur labia mea, ut recta prædicent
- 7 Et labia mea detestabuntur impium

Prov. 10- 8 Sapiens corde præcepta suscipit : stultus cæditur labiis
-10 Et stultus labiis verberabitur
-13 In labiis sapientis invenitur sapientia
-18 Abscondunt odium labia mendacia
-19 Qui autem moderatur labia sua, prudentissimus est
-21 Labia justi erudiunt plurimos
-32 Labia justi considerant placita
12-13 Propter peccata labiorum ruina proximat malo
-19 Labium veritatis firmum erit in perpetuum
-22 Abominatio est Domino labia mendacia
14- 3 Labia autem sapientium custodiunt eos
- 7 Vade contra virum stultum, et nescit labia prudentiæ
15- 7 Labia sapientium disseminabunt scientiam
16-10 Divinatio in labiis regis
-13 Voluntas regum labia justa
-23 Et labiis ejus addet gratiam
-27 Et in labiis ejus ignis ardescit
-30 Mordens labia sua perficit malum
17- 4 Fallax obtemperat labiis mendacibus
- 7 Nec (*decet*) principem labium mentiens
-28 Et si compresserit labia sua, intelligens (*reputabitur*)
18- 6 Labia stulti miscent se rixis
- 7 Et labia ipsius, ruina animæ ejus
-20 Et genimina labiorum ipsius saturabunt eum
19- 1 Quam dives torquens labia sua, et insipiens
20-15 Et vas pretiosum labia scientiæ
-19 Ei qui... dilatat labia sua, ne commiscearis
22-11 Qui diligit cordis munditiam, propter gratiam labiorum suorum habebit amicum regem
-18 Et redundabit in labiis tuis
23-16 Cum locuta fuerint rectum labia tua
24- 2 Et fraudes labia eorum loquuntur
-26 Labia deosculabitur, qui recta verba respondet
-28 Nec lactes quemquam labiis tuis
26-23 Sic labia tumentia cum pessimo corde sociata
-24 Labiis suis intelligitur inimicus
27- 2 Laudet te... extraneus, et non labia tua
Eccle. 10-12 Et labia insipientis præcipitabunt eum
Cant. 4- 3 Sicut vitta coccinea, labia tua
-11 Favus distillans labia tua, sponsa, mel et lac
5-13 Labia ejus lilia distillantia myrrham primam
7- 9 Labiisque et dentibus illius ad ruminandum
Sap. 1- 6 Non liberabit maledicum a labiis suis
Eccli. 1-30 Labia multorum enarrabunt sensum illius
-37 Et non scandalizeris in labiis tuis
2-14 Væ duplici corde, et labiis scelestis
12-15 In labiis suis indulcat inimicus
21-19 Nam in labiis sensati invenietur gratia
-28 Labia imprudentium stulta narrabunt
22-33 Quis dabit... super labia mea signaculum
23- 7 Qui custodierit illam, non periet labiis
26-28 Non justificabitur caupo a peccatis labiorum
31-28 Splendidum in panibus benedicent labia multorum
39-20 Confitemini illi in voce labiorum vestrorum, et in canticis labiorum, et citharis
50-22 Dare gloriam Deo a labiis suis
51- 3 Liberasti corpus meum.. et a labiis operantium mendacium
Isai. 6- 5 Quia vir pollutus labiis ego sum, et in medio populi polluta labia habentis ego habito
- 7 Dixit : Ecce tetigit hoc labia tua
11- 4 Spiritu labiorum suorum interficiet impium
28-11 In loquela e. labii, et lingua altera loquetur
29-13 Labiis suis glorificat me, cor autem ejus longe est a me
30-27 Labia ejus repleta sunt indignatione
37-29 Ponam ergo... frenum in labiis tuis
57-19 Creavi fructum labiorum pacem, pacem ei
59- 3 Labia vestra locuta sunt mendacium
Jerem. 17-16 Tu scis : Quod egressum est de labiis meis, rectum in conspectu tuo fuit
Thren. 3-62 Labia insurgentium mihi, et meditationes
Ezech. 36- 3 Ascendistis super labium linguæ
40-43 Labia earum palmi unius, reflexa intrinsecus
43-13 Definitio ejus usque ad labium ejus
Dan. 10-16 Quasi similitudo filii hominis tetigit labia mea
Osee. 14- 3 Reddemus vitulos labiorum nostrorum
Habac. 3-16 A voce contremuerunt labia mea
Soph. 3- 9 Quia tunc reddam populis labium electum
Malac. 2- 6 Iniquitas non est inventa in labiis ejus
- 7 Labia enim sacerdotis custodient scientiam
Matth. 15- 8 Populus hic labiis me honorat : cor autem eorum longe est a me
Marc. 7- 6 Populus hic labiis me honorat : cor autem eorum longe est a me
Rom. 3-13 Venenum aspidum sub labiis eorum
1 Cor. 14-21 In... labiis aliis loquar populo huic
Hebr. 13-15 Id est, fructum labiorum confitentium nomini ejus
1 Petr. 3-10 Et labia ejus ne loquantur dolum

LABOR. *Verbum.*

Deut. 19- 5 Ferrumque lapsum de manubrio amicum ejus percusserit
22- 8 Et sis reus labente alio, et in præceps ruente
32-35 Ego retribuam in tempore, ut labatur pes
2 Reg. 22-11 Et lapsus est super pennas venti
3 Reg. 20-39 Qui si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima ejus
Sap. 10- 8 Non tantum in hoc lapsi sunt ut ignorarent bona
Eccli. 9-13 Ne forte... sanguine tuo labaris in perditionem
14- 1 Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore
19-16 Est qui labitur lingua, sed non ex animo
21- 8 Et sensatus scit labi se ab ipso
25-11 Beatus... qui lingua sua non est lapsus
28-30 Et attende ne forte labaris in lingua, et cadas
Thren. 3-53 Lapsa est in lacum vita mea

LABOR. *Substantiv.*

Gen. 3-17 In laboribus comedes ex ea cunctis diebus
5-29 Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus
31-42 Laborem manuum mearum respexit Deus
41-51 Oblivisci me fecit Deus omnium laborum
Exod. 18- 8 Narravit Moyses.. universumque laborem, qui accidisset eis in itinere
-18 Stulto labore consumeris et tu, et populus
Levit. 26-20 Consumetur incassum labor vester
Num. 11- 1 Ortum est murmur populi, quasi dolentium pro labore
20-14 Nosti omnem laborem qui apprehendit nos
21- 4 Et tædere cœpit populum itineris ac laboris
Deut. 24-15 Reddes ei pretium laboris sui ante solis occasum
25-18 Quando tu eras fame et labore confectus
26- 7 Respexit humilitatem nostram et laborem
28-33 Omnes labores tuos, comedat populus quem ignoras
Judic. 18- 9 Eamus et possideamus eam, nullus erit labor
19-22 Et post laborem itineris, cibo et potu reficientibus corpora
3 Reg. 2-26 Et sustinuisti laborem in omnibus
2 Par. 28-15 Unxissentque propter laborem
2 Esdr. 5-13 De domo sua, et de laboribus suis
9-32 Ne avertas a facie tua omnem laborem
Tobiæ. 2-19 De labore manuum suarum victum... deferebat
Job. 5- 7 Homo nascitur ad laborem, et avis ad volatum
39-11 Numquid... derelinques ei labores tuos ?
Ps. H. 10- 7 Sub lingua ejus labor et dolor
-14 Vides quoniam tu laborem et dolorem consideras
24-18 Vide, humilitatem meam et laborem meum
54-11 Et labor in medio ejus
72- 5 In labore hominum non sunt
16 Existimabam ut cognoscerem hoc, labor est ante me
77-46 Et dedit... labores eorum locustæ
-51 Percussit... primitias omnis laboris eorum
87-16 Pauper sum ego, et in laboribus a juvent.
89-10 Et amplius eorum, labor et dolor
93-20 Qui fingis laborem in præcepto
104- 36 Percussit... primitias omnis laboris eorum
-44 Et labores populorum possederunt
106-12 Et humiliatum est in laboribus cor eorum
108-11 Et diripiant alieni labores ejus
127- 2 Labores manuum tuarum quia manducabis
139-10 Labor labiorum ipsorum operiet eos
Prov. 5-10 Ne forte... labores tui sint in domo aliena
Eccle. 1- 3 Quid habet amplius homo de universo labore suo, quo laborat sub sole ?
-17 Agnovi quod in his quoque esset labor
-18 Et qui addit scientiam, addit et laborem
2-10 Hanc ratus sum partem meam, si uterer labore meo
-11 Et ad labores, in quibus frustra sudaveram
-19 Et dominabitur in laboribus meis
-22 Quid e. proderit homini de universo labore
-24 Nonne melius est... ostendere animæ suæ bona de laboribus suis ?
3- 9 Quid habet amplius homo de labore suo ?
-13 Omnis enim homo, qui... videt bonum de labore suo
4- 4 Contemplatus sum omnes labores hominum
- 6 Quam plena utraque manus cum labore
5-14 Nihil auferet secum de labore suo
-17 Et fruatur lætitia ex labore suo
Eccle. 5-18 Et lætetur de labore suo : hoc est donum Dei
6- 7 Omnis labor hominis in ore ejus
8-15 Hoc solum secum auferret de labore suo
9- 9 Hæc est enim pars in vita, et in labore tuo quo laboras sub sole
10-10 Sed hebetatum fuerit, multo labore exacuetur
-15 Labor stultorum affliget eos, qui nesciunt in urbem pergere
Sap. 3-11 Vacua est spes illorum, et labores sine fructu
-15 Bonorum en. laborum gloriosus est fructus
5- 1 Et qui abstulerunt labores eorum
8- 7 Labores hujus magnas habent virtutes
9-16 Quæ in prospectu sunt, invenimus cum labore
10-10 Honestavit illum in laboribus, et complevit labores illius
-17 Reddidit justis mercedem laborum suorum
15- 4 Nec umbra picturæ labor sine fructu
- 8 Cum labore vano deum fingit de eodem luto
16-20 Paratum panem de cælo præstitisti illis sine labore
17-16 Si... agri laborum operarius præoccupatus esset
Prolog. Eccli. Necessarium putavi et ipse aliquam addere diligentiam et laborem
Eccli. 13-32 Faciem bonam difficile invenies, et cum labore
14-15 Nonne aliis relinques dolores et labores tuos in divisione sortis ?
16- 2 Ne respexeris in labores eorum
28-19 Et privavit illas laboribus suis
34-28 Quid prodest illis, nisi labor ?
Isai. 14- 3 Cum requiem dederit tibi Deus a labore tuo
43-23 Nec laborem tibi præbui in thure
-24 Præbuisti mihi laborem in iniquitatibus
45-14 Labor Ægypti, et negotiatio Æthiopiæ
55- 2 Quare appenditis... laborem vestrum non in saturitate ?
59- 4 Conceperunt laborem, et pepererunt iniquitatem
Jerem. 3-24 Confusio comedit laborem patrum nostror.
20- 5 Et dabo... omnem laborem ejus
-18 Quare de vulva egressus sum, ut viderem laborem et dolorem
51-58 Et labores populorum ad nihilum
Thren. 3- 5 Circumdedit me felle et labore
-65 Dabis eis scutum cordis, laborem tuum
Ezech. 23-29 Et tollent omnes labores tuos
Osee. 12- 8 Omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem, quam peccavi
Habac. 1- 3 Quare ostendisti mihi iniquitatem et laborem
Aggæi. 1-11 Vocavi siccitatem... super omnem laborem
Malac. 1-13 Et dixistis : Ecce de labore, et exsufflastis
1 Mac. 10-15 Narraverunt ei prælia... et labores, quos laboraverunt
2 Mac. 2-27 Non facilem laborem... assumpsimus
-28 Libenter laborem sustinemus
Joan. 4-38 Et vos in labores eorum introistis
1 Cor. 3- 8 Merced. accipiet secundum suum laborem
15-58 Scientes quod labor vester non est inanis
2 Cor. 6- 5 In laboribus, in vigiliis, in jejuniis
10-15 Non in immensum gloriantes in alienis laboribus
11-23 In laboribus plurimis, in carceribus abundantius
-27 In labore et ærumna, in vigiliis multis
Colos. 4-13 Quod habet multum laborem pro vobis
1 Thes. 1- 3 Memores operis fidei vestræ, et laboris
2- 9 Memores e. estis, fratres, laboris nostri
3- 5 Ne forte... inanis fiat labor noster
2 Thes. 3- 8 Neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione
Jacob. 5-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali, laboris
Apoc. 2- 2 Scio opera tua, et laborem, et patientiam
14-13 Ut requiescant a laboribus suis

LABORIOSE.

Sap. 15- 7 Laboriose fingit ad usus nostros unumq. va

LABORIOSUS, A, UM.

Job. 7- 3 Et noctes laboriosas enumeravi mihi
Eccli. 7-16 Non oderis laboriosa opera
32-25 Nec credas te viæ laboriosæ

LABORO.

Gen. 33-13 Quas si plus in ambulando fecero laborare
Josue. 24-13 Dedique vobis terram, in qua non laborasti
3 Reg. 2-26 In quibus laboravit pater meus
4 Reg. 7-12 Sciunt quia fame laboramus
Job. 9-29 Si autem et sic impius sum, quare frustra laboravi ?
39-16 Frustra laboravit, nullo timore cogente

Psal. 6- 7 Laboravi in gemitu meo
48- 9 Et laborabit in æternum
68- 4 Laboravi clamans, raucæ factæ sunt fauces
126- 1 In vanum laboraverunt qui ædificant eam
Prov. 16-26 Anima laborantis laborat sibi
23- 4 Noli laborare ut diteris
26-15 Et laborat, si ad os suum eam converterit
Eccle. 1- 3 Quid habet amplius homo de universo labore suo, quo laborat sub sole?
2-18 Qua sub sole studiosissime laboravi
-20 Renuntiavitque cor meum ultra laborare
-21 Nam cum alius laboret in sapientia
4- 8 Et tamen laborare non cessat
Cui laboro, et fraudo animam meam bonis
5-15 Quid ergo prodest ei quod laboravit in ventum?
-17 Quo laboravit ipse sub sole
8-17 Quanto plus laboraverit ad quærendum
9- 9 Et in labore tuo, quo laboras sub sole
Sap. 6-15 Qui de luce vigilaverit ad illam, non laborabit
9-10 Ut mecum sit et mecum laboret
15- 9 Cura est illi, non quia laboraturus est
Eccli. 6-20 In opere enim ipsius exiguum laborabis
11-11 Est homo laborans, et festinans, et dolens
16-27 Nec esurierunt, nec laboraverunt
24-47 Videte quoniam non soli mihi laboravi
31- 3 Laboravit dives in congregatione substantiæ
- 4 Laboravit pauper in diminutione victus
-22 Et in dormiendo non laborabis ab illo
33-18 Respicite quoniam non mihi soli laboravi
43-34 Replemini virtute, ne laboretis
51-35 Videte oculis vestris, quia modicum laboravi
Isai. 1-14 Facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens
5-27 Non est deficiens, neque laborans in eo
16-12 Cum apparuerit quod laboravit Moab
40-28 Non deficiet, neque laborabit
-30 Deficient pueri, et laborabunt
-31 Current, et non laborabunt
43-22 Non me invocasti, Jacob, nec laborasti in me, Israël
47-12 In quibus laborasti ab adolescentia tua
-15 Sic facta sunt tibi in quibuscumque laboraveras
49- 4 Et ego dixi : In vacuum laboravi, sine causa
53-11 Pro eo quod laboravit anima ejus
57-10 In multitudine viæ tuæ laborasti
62- 8 Vinum tuum, in quo laborasti
65-23 Electi mei non laborabunt frustra
Jerem. 6-11 Furore Domini plenus sum, laboravi sustinens
9- 5 Ut inique agerent, laboraverunt
12- 5 Si cum peditibus currens laborasti
15- 6 Interficiam te : laboravi rogans
45- 3 Laboravi in gemitu meo, et requiem non inveni
*Ezech.*29-20 Dedi ei terram Ægypti, pro eo quod laboraverit mihi
Dan. 6-14 Usque ad occasum solis laborabat ut erueret illum
Jonæ. 4- 6 Et protegeret eum (laboraverat enim)
-10 Doles super hederam, in qua non laborasti
Mich. 4- 7 Ponam... eam, quæ laboraverat, in gentem robustam
Habac. 2-13 Laborabunt enim populi in multo igne
Malac. 2-17 Laborare fecistis Dominum in sermonibus vestris, et dixistis : In quo eum fecimus laborare?
1 *Mac.*10-15 Narraverunt ei.. labores quos laboraverunt
-81 Et laboraverunt equi eorum
Matth. 6-28 Non laborant, neque nent
11-28 Venite ad me omnes, qui laboratis
Marc. 6-48 Et videns eos laborantes in remigando
Luc. 5- 5 Per totam noctem laborantes, nihil cepimus
12-27 Non laborant, neque nent
Joan. 4-38 Ego misi vos metere quod vos non laborastis
Alii laboraverunt, et vos in labores eorum introistis
Act. 20-35 Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes
Rom. 16- 6 Salutate Mariam, quæ multum laboravit in vobis
-12 Salutate Tryphænam et Tryphosam, quæ laborant in Domino
Salutate Persidem charissimam, quæ multum laboravit in Domino
1 *Cor.* 4-12 Et laboramus operantes manibus nostris
15-10 Sed abundantius illis omnibus laboravi
16-16 Ut et vos subditi sitis ejusmodi, et omni cooperanti, et laboranti
Galat. 4-11 Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim
Ephes. 4-28 Magis a. laboret, operando manibus suis
Philip. 2-16 Neque in vacuum laboravi
4- 3 Adjuva illas, quæ mecum laboraverunt in Evangelio
Colos. 1-29 In quo et laboro, certando secundum operationem
1 *Thes.* 5-12 Ut noveritis eos, qui laborant inter vos
1 *Tim.* 4-10 In hoc enim laboramus, et maledicimur
5-17 Maxime qui laborant in verbo et doctrina
2 *Tim.* 2- 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu
- 6 Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere
- 9 In quo laboro usque ad vincula
4- 5 Tu vero vigila, in omnibus labora
Hebr. 13- 3 Mementote... laborantium, tanquam et ipsi in corpore morantes

LABRUM.

Exod. 30-18 Facies et labrum æneum cum basi sua
31- 9 Labrum cum basi sua
35-16 Labrum et basim ejus
38- 8 Fecit et labrum æneum cum basi sua
39-39 Labrum cum basi sua
40- 7 Labrum inter altare et tabernaculum
-11 Labrum cum basi sua
-28 Labrum quoque statuit inter tabernaculum
Levit. 8-11 Labrumque cum basi sua sanctificavit oleo

LABRUSCA.

Isai. 5- 2 Expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas
- 4 An quod expectavi ut faceret uvas, et fecit labruscas?
17-11 In die plantationis tuæ labrusca

LAC.

Vetitum erat apud Judæos coquere hœdum in lacte matris suæ, et hoc de hœdo dictum, agnis etiam et vitulis congruere videtur propter æquam rationem. Quod intelligi diverse potest : 1° Quasi diceret Deus : Ne mihi offeras hœdum postea coquendum ministerio sacerdotum, ne offeras, inquam, eum, adhuc lac matris suæ sugentem. 2° Alii vertunt, cum matre lactante, *quasi diceret : Satis tibi sit comedere hœdum, abstineas a matre; etenim crudeliorem te exhiberes. Sic præcepit pullos ovium comprehendere in nido, dimissa matre, Deut. 22-6. Cujus legis ratio fuit ut sic inducerentur Judæi ad pietatem et misericordiam erga bestias ipsas exercendam, « quod facilius, ait Tertullianus, » in pecudibus et bestiis præmeditata huma- » nitas in hominum refrigeria erudiretur.» 3° Quidam proprie et ad litteram accipiunt : Ne coquas hœdum, vel agnum, in lacte matris, pro aqua. Aiunt enim hanc fuisse superstitionem vicinarum gentium. Clemens Alexandrinus interpretatur, « Ne fiat inte- » rempti condimentum, quod est viventis nu- » trimentum. »*

Gen. 18- 8 Tulit quoque butyrum, et lac, et vitulum
49-12 Et dentes ejus lacte candidiores
Exod. 3- 8 In terram quæ fluit lacte et melle
-17 Ad terram fluentem lacte et melle
13- 5 Ut daret tibi terram fluentem lacte et melle
23-19 Non coques hœdum in lacte matris suæ
33- 3 Et intres in terram fluentem lacte et melle
34-26 Non coques hœdum in lacte matris suæ
Levit. 20-24 Possidete... terram fluentem lacte et melle
Num. 13-28 Venimus in terram... quæ revera fluit lacte et melle
14- 8 Et tradet humum lacte et melle manantem
16-13 Eduxisti nos de terra, quæ lacte et melle manabat
-14 Revera induxisti nos in terram, quæ fluit rivis lactis et mellis
Deut. 6- 3 Terram lacte et melle manantem
11- 9 Lacte et melle manantem
14-21 Non coques hœdum in lacte matris suæ
26- 9 Tradidit nobis terram lacte et melle manantem
-15 Terræ lacte et melle mananti
27- 3 Dabit tibi terram lacte et melle manantem
31-20 Introducam enim eum in terram... lacte et melle manantem
32-14 Lac de ovibus cum adipe agnorum
33-19 Qui inundationem maris quasi lac sugent
Josue. 5- 6 Ut non ostenderet eis terram lacte et melle manantem
Judic. 4-19 Quæ aperuit utrem lactis, et dedit ei bibere
5-25 Aquam petenti lac dedit
1 *Reg.* 1-23 Lactavit filium suum, donec amoveret eum a lacte
3 *Reg.* 3-21 Cumque surrexissem mane ut darem lac filio meo
Job. 10-10 Nonne sicut lac mulsisti me?
Psal. 118-70 Coagulatum est sicut lac cor eorum
Prov. 27-27 Sufficiat tibi lac caprarum in cibos tuos
Prov. 30-33 Qui autem fortiter premit ubera ad eliciendum lac
Cant. 4-11 Sponsa, mel et lac sub lingua tua
5- 1 Bibi vinum meum cum lacte meo
-12 Super rivulos aquarum, quæ lacte sunt lotæ
Eccli. 39-31 Aqua, ignis, et ferrum, sal, lac, et panis
46-10 Inducere illos... in terram quæ manat lac
Isai. 7-22 Et præ ubertate lactis comedet butyrum
28- 9 Ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus
55- 1 Emite... absque ulla commutatione vinum et lac
60-16 Suges lac gentium, et mamilla regum lactaberis
Jerem. 11- 5 Daturum me eis terram fluentem lacte et melle
32-22 Ut dares eis terram fluentem lacte et melle
Thren. 4- 7 Candidiores Nazaræi ejus nive, nitidiores lacte
Baruc. 1-20 Dare nobis terram fluentem lac et mel
*Ezech.*20- 6 Ut educerem eos... in terram... fluentem lacte et melle
-15 Ne inducerem eos in terram... fluentem lacte et melle
25- 4 Comedent fruges tuas : et ipsi bibent lact.
34- 3 Lac comedebatis, et lanis operiebamini
Joel. 3-18 Stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lacte
2 *Mac.* 7-27 Miserere mei, quæ... lac triennio dedi et alui
1 *Cor.* 3- 2 Lac vobis potum dedi, non escam
9- 7 Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat?
Hebr. 5-12 Et facti estis quibus lacte opus sit
-13 Omnis enim qui lactis est particeps
1 *Petr.* 2- 2 Rationabile, sine dolo lac concupiscite

LACEDÆMON.

Lacedæmonii, alias Spartiatæ, cives urbis celeberrimæ, legibus severis conspicuæ, Laconiæ capitis, quæ Peloponnesi, quæ Græciæ pars est. Jonathas Machabæus cum iis fœdus iniit qua occasione repertum est in monumentis scriptorum de Spartiatis et Judæis fratres esse eos, ex genere Abrahæ oriundos, ut legitur 1 Mac. 12-21.

2 *Mac.* 5- 9 Peregre periit, Lacedæmonas profectus

LACERATIO.

Esth. 14- 2 Omniaque loca... crinium laceratione complevit

LACERO.

Gen. 40-19 Lacerabunt volucres carnes tuas
Deut. 25- 3 Ne fœde laceratus ante oculos tuos abeat
2 *Reg.* 21-10 Non dimisit aves lacerare eos per diem
4 *Reg.* 2-24 Laceraverunt ex eis quadrag. duos pueros
Job. 13-14 Quare lacero carnes meas dentibus meis?
*Jerem.*15- 3 Gladium ad occisionem, et canes ad lacerandum
Ezech. 4-14 Laceratum a bestiis non comedi ab infantia
23-14 Devorabis, et ubera tua lacerabis
29- 7 Et lacerasti omnem humerum eorum
Dan. 11- 4 Lacerabitur c. regnum ej. etiam in externos
Habac. 1- 4 Propter hoc lacerata est lex, et non pervenit
2- 7 Numquid... suscitabuntur lacerantes te
Zach. 12- 3 Qui levabunt eam, concisione lacerabuntur

LACERTA.

Levit. 11-30 Chamæleon, et stellio, et lacerta, et talpa

LACERTUS.

Job. 22- 9 Et lacertos pupillorum comminuisti

LACESSENS.

2 *Mac.*12-14 Maledictis lacessentes Judam, et blasphemantes

LACHIS.

Urbs olim regia Chananæorum, in tertia tribus Judæ parte, non procul a tribu Dan, et inter Jecthel et Bascath; cujus rex Japhia et Adonisedec rex Jerusalem, aliique ascenderunt ut expugnarent Gabaon; ideoque inter reges a Josue devictos, Lachis rex unus est. Facta est contra Amasiam conjuratio in Jerusalem; at ille fugit in Lachis, ubi ab emissariis conjuratorum est interfectus. In urbe Lachis erat Sennacherib Assyriorum rex, cum Ezechiæ veniam precanti duriora imposuit; simulque in Deum blasphemias jactabat, Jerusalem obsidens, hujus exercitus : centum autem et octoginta quinque millia virorum nocte percutiit Angelus Domini. Ipse fuga ad suos reversus, a filiis occisus fuit

Sennacherib. Lachis est inter urbes quas munivit Roboam rex Juda filius Salomonis.

Josue. 10- 3 Misit ergo Adonisedec... ad Japhia quoque regem Lachis
- 5 Ascenderunt quinq... rex Lachis, rex Eglon
-23 Eduxerunt ad eum... regem Lachis, regem Eglon
-31 De Lebna transivit in Lachis cum omni Isr.
-32 Tradiditque Dominus Lachis in manus Isr.
-33 Ascendit Horam... ut auxiliaretur Lachis
-34 Transivitque de Lachis in Eglon
-35 Percussitq...juxta omnia quæ fecerat Lachis
12-11 Rex Jerimoth unus, rex Lachis unus
15-39 Lachis, et Bascath, et Eglon
4 Reg. 14-19 At ille fugit in Lachis. Miseruntque post eum in Lachis, et interfecerunt eum ibi
18-14 Misit Ezechias rex Juda nuntios ad regem Assyriorum in Lachis
-17 Misit autem rex Assyriorum... de Lachis, ad regem Ezechiam
19- 8 Audierat enim quod recessisset de Lachis
2 Par. 11- 9 Sed et Aduram, et Lachis, et Azeca
25-27 Cumque fugisset in Lachis... interfecerunt eum ibi
32- 9 Ipse e. cum univ. exercitu obsidebat Lachis
2Esdr. 11-30 Lachis et regionibus ejus, et Azeca
Isai. 36- 2 Misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis
37- 8 Audierat e. quia profectus esset de Lachis
Jerem. 34- 7 Pugnabat.. contra Lachis, et contra Azecha
Mich. 1-13 Tumultus quadrigæ stuporis habitanti Lachis

LACINIA.

Gen. 39-12 Illa apprehensa lacinia vestimenti
Thren. 4-14 Cumque non possent, tenuerunt lacinias

LACRYMA.

Gen. 43-30 Festinavitque, quia... erumpebant lacrymæ
Judic. 2- 5 Vocatum est nomen loci illius, locus Flentium, sive Lacrymarum
14-16 Quæ fundebat apud Samson lacrymas
1 Reg. 30- 4 Planxerunt donec deficerent in eis lacrymæ
4 Reg. 20- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas
Tobiæ. 3- 1 Tunc Tobias... cœpit orare cum lacrymis
-11 Cum lacrymis deprecabatur Deum
7- 6 Et cum lacrymis osculatus est eum
-13 Non dubito quod Deus preces et lacrymas meas in conspectu suo admiserit
10- 4 Flebat igitur mater ejus irremediabilibus lacrymis
12-12 Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas
Judith. 7-23 Exurgens Ozias infusus lacrymis, dixit
8-14 Indulgentiam ejus fusis lacrymis postulemus
13- 6 Stetitque Judith ante lectum, orans cum lacrymis
Psal. 6- 7 Lacrymis meis stratum meum rigabo
38-13 Auribus percipe lacrymas meas
41- 4 Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte
55- 9 Posuisti lacrymas meas in conspectu tuo
79- 6 Cibabis nos pane lacrymarum : et potum dabis nobis in lacrymis in mensura ?
83- 7 In valle lacrymarum, in loco quem posuit
114- 8 Quia eripuit... oculos meos a lacrymis
125- 5 Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent
Eccle. 4- 1 Vidi... lacrymas innocentium, et neminem consolatorem
Eccli. 22-24 Pungens oculum deducit lacrymas
35-18 Nonne lacrymæ viduæ ad maxillam descendunt
38-16 Fili, in mortuum produc lacrymas
Isai. 16- 9 Inebriabo te lacryma mea, Hesebon
25- 8 Auferet Do. Deus lacrymam ab omni facie
38- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas
Jerem. 9- 1 Quis dabit... oculis meis fontem lacrymarum ?
-18 Deducant oculi nostri lacrymas
13-17 Plorabit, et deducet oculus meus lacrymam
14-17 Deducant oculi mei lacrymam per noctem
31-16 Quiescat vox tua a ploratu, et oculi tui a lacrymis
Thren. 1- 2 Ploravit in nocte, et lacrymæ ej. in maxillis
2-11 Defecerunt præ lacrymis oculi mei
-18 Deduc quasi torrentem lacrymas
Ezech. 24-16 Neque plorabis, neque fluent lacrymæ tuæ
Mich. 1-10 In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis
Malac. 2-13 Operiebatis lacrymis altare Domini, fletu
2 Mac. 4-37 Flexus ad misericordiam, lacrymas fudit
11- 6 Cum fletu et lacrymis rogabant Dominum
Marc. 9-23 Pater pueri, cum lacrymis aiebat : Credo
Luc. 7-38 Lacrymis cœpit rigare pedes ejus
-44 Hæc autem lacrymis rigavit pedes meos
Act. 20-19 Serviens Domino cum omni humilitate, et lacrymis
-31 Cum lacrymis monens unumquemque vest.
2 Cor. 2- 4 Scripsi vobis per multas lacrymas
2 Tim. 1- 4 Desiderans te videre, memor lacrymarum
Hebr. 5- 7 Cum clamore valido et lacrymis offerens
12-17 Quanquam cum lacrymis inquisisset eam
Apoc. 7-17 Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis
21- 4 Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis

LACRYMABILIS.

Dan. 6-20 Danielem voce lacrymabili inclamavit

LACRYMATIO.

Tobiæ. 3-22 Post lacrymationem et fletum, exultationem infundis

LACRYMOR.

Tobiæ. 7- 8 Anna uxor ejus, et Sara ipsorum filia, lacrymatæ sunt
-19 Introduxit illuc Saram... et lacrymata est
Eccli. 12-16 In oculis suis lacrymatur inimicus
-18 In oculis suis lacrymatur inimicus
31-15 Ideo ab omni facie sua lacrymabitur
Joan. 11-35 Et lacrymatus est Jesus

LACTEO.

Deut. 32-25 Vastabit eos gladius... lactentem cum homine sene
1 Reg. 7- 9 Tulit a. Samuël agnum lactentem unum
15- 3 Sed interfice... parvulum atque lactentem
22-19 Percussit in ore gladii..parvulos et lactentes
Psal. 8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Jerem. 44- 7 Ut intereat... parvulus et lactens de medio Judæ
Thren. 2-11 Cum deficeret parvulus et lactens in plateis
4- 4 Adhæsit lingua lactentis ad palatum ejus in siti
Matth. 21-16 Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem

LACTO.

Gen. 21- 7 Quod Sara lactaret filium, quem peperit
1 Reg. 1-23 Mansit ergo mulier, et lactavit filium suum
6-10 Tollentes duas vaccas, quæ lactabant vitulos
Job. 3-12 Quare exceptus genibus ? cur lactatus uberibus ?
Prov. 1-10 Fili mi, si te lactaverint peccatores
16-29 Vir iniquus lactat amicum suum
24-28 Nec lactes quemquam labiis tuis
Eccli. 30- 9 Lacta filium, et paventem te faciet
Isai. 13-18 Et lactantibus uteris non miserebuntur
60-16 Suges lac gentium, et mamilla regum lactaberis
Thren. 4- 3 Sed et lamiæ... lactaverunt catulos suos
Osee. 2-14 Lactabo eam, et ducam eam in solitudinem
Luc. 23-29 Beatæ steriles... et ubera quæ non lactaverunt

LACTUCA.

Exod. 12- 8 Edent... azymos panes cum lactucis agrestibus
Num. 9-11 Cum azymis et lactucis agrestibus comedent illud

LACUNA.

Isai. 19-10 Qui faciebant lacunas ad capiendos pisces

LACUS.

Lacus Asan videtur esse nomen oppidi; non constat autem ad quam tribum pertinuerit.

1 Reg. 30-30 Et qui in Arama, et qui in lacu Asan

LACUS.

Sumitur 1° generaliter; 2° pro sepulcro et morte; 3° pro inferis; 4° denique pro carcere.

Gen. 40-15 Et hic innocens in lacum missus sum
Exod. 7-19 Omnes lacus aquarum,ut vertantur in sang.
Psal. 7-16 Lacum aperuit, et effodit eum
27- 1 Assimilabor descendentibus in lacum
29- 4 Salvasti me a descendentibus in lacum
39- 3 Eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fæcis
87- 5 Æstimatus sum cum descendentibus in lacum
- 7 Posuerunt me in lacu inferiori
142- 7 Et similis ero descendentibus in lacum
Prov. 1-12 Deglutiamus eum... quasi descendentem in lacum
28-17 Si usque ad lacum fugerit, nemo sustinet
Isai. 14-15 Ad infernum detraheris in profundum laci
-19 Et descenderunt ad fundamenta laci
22-11 Et lacum fecistis inter duos muros
Isai. 24-22 Congregabuntur in congregatione unius fascis in lacum
38-18 Non expectabunt qui descendunt in lacum
51- 1 Attendite... ad cavernam laci
Jerem. 37-15 Ingressus est Jeremias in domum laci
38- 6 Projecerunt eum in lacum Melchiæ
Et submiserunt Jeremiam funibus in lacum
- 9 Mittentes eum in lacum ut moriatur ibi
-10 Leva Jeremiam prophetam de lacu
-11 Submisit ea ad Jeremiam in lacum
-13 Funibus, et eduxerunt eum de lacu
41- 7 Interfecit eos Ismahel... circa medium laci
- 9 Lacus autem, in quem projecerat Ismahel
Thren. 3-53 Lapsa est in lacum vita mea
-55 Invocavi nomen tuum, Domine, de lacu
Ezech. 26-20 Detraxero te cum his qui descendunt in lacum
Collocavero te... cum his qui deducuntur in lacum
31-14 Ad eos qui descendunt in lacum
-16 Cum his qui descendebant in lacum
32-18 Cum his qui descendunt in lacum
-23 Quorum data sunt sepulcra in novissimis laci
-24 Cum his qui descendunt in lacum
-25 Cum his qui descendunt in lacum
-29 Et cum his qui descendunt in lacum
-30 Cum his qui descendunt in lacum
Dan. 6- 7 Nisi a te, rex, mittatur in lacum leonum
-12 Nisi te, rex, mitteretur in lacum leonum
-16 Et miserunt eum in lacum leonum
-17 Positus est super os laci : quem obsignavit
-19 Festinus ad lacum leonum perrexit
-20 Appropinquansque lacui, Danielem voce...
-23 Et Danielem præcepit educi de lacu
Eductusque est Daniel de lacu
-24 Et in lacum leonum missi sunt ipsi, et filii
Et non pervenerunt usque ad pavimentum laci
-27 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
14-30 Qui miserunt eum in lacum leonum
-31 Porro in lacu erant leones septem
-33 Fer prandium.. Danieli, qui est in lacu leonum
-34 Domine, Babylonem non vidi, et lacum nescio
-35 Posuitque eum in Babylone supra lacum
-39 Venit ad lacum, et introspexit
-40 Et extraxit eum de lacu leonum
-41 Illos... intromisit in lacum, et devorati sunt
-42 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
Zach. 9-11 Emisisti vinctos tuos de lacu
1 Mac. 9-33 Et consederunt ad aquam lacus Asphar
Marc. 12- 1 Fodit lacum, et ædificavit turrim
Apoc. 14-19 Misit in lacum iræ Dei magnum
-20 Et calcatus est lacus extra civitatem
Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos
18-17 Omnis qui in lacum navigat, et nautæ

LÆDO.

Gen. 26-29 Nec fecimus quod te læderet
Exod. 9-31 Linum ergo et hordeum læsum est
-32 Triticum autem et far non sunt læsa
12-23 Non sinet percussorem ingredi domos vestras et lædere
22- 5 Si læserit quispiam agrum vel vineam
-23 Si læseritis eos, vociferabuntur ad me
3 Reg. 13-28 Non comedit leo de cadavere, nec læsit
Esth. 1-16 Non solum regem læsit regina Vasthi
Job. 15-33 Lædetur quasi vinea in primo flore botrus
Prov. 8-36 Qui autem in me peccaverit, lædet animam
Sap. 18- 2 Et qui ante læsi erant, quia non lædebantur, gratias agebant
- 8 Sicut enim læsisti adversarios : sic et nos
Eccli. 7-22 Non lædas servum in veritate operantem
13- 4 Pauper autem læsus tacebit
20- 8 Qui multis utitur verbis, lædet animam
28-27 Et quasi pardus lædet illos
33-32 Si læseris eum injuste, in fugam convertetur
35-16 Et deprecationem læsi exaudiet
2 Mac. 14-28 Si ea, quæ convenerant, irrita faceret, nihil læsus a viro
2 Cor. 7- 2 Neminem læsimus, neminem corrupimus
Galat. 4-12 Obsecro vos : nihil me læsistis
Apoc. 2-11 Qui vicerit, non lædetur a morte secunda
6- 6 Et vinum et oleum ne læseris
9- 4 Præceptum est illis ne læderent fœnum
11- 5 Et si quis voluerit eos lædere

LAEL.

Pater Eliasaph, e semine Gersom filii Levi.

Num. 3-24 Sub principe Eliasaph filio Laël

LÆSIO.

1 Esdr. 4-14 Et quia læsiones regis videre nefas ducimus

Dan. 6-23 Nulla læsio inventa est in eo, quia credidit Deo

LÆSURA.

Sap. 11-20 Non solum læsura poterat illos exterminare
18- 3 Solem sine læsura boni hospitii præstitisti

LÆTABUNDA.

Isai. 35- 2 Exultabit lætabunda et laudans

LÆTIFICO.

Judic. 9-13 Numquid possum deserere vinum meum, quod lætificat Deum et homines
1 *Esdr.* 6-22 Quoniam lætificaverat eos Dominus
2 *Esdr.* 12-42 Deus enim lætificaverat eos lætitia magna
-43 Quia lætificatus est Juda in sacerdotibus
Psal. 18- 9 Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda
20- 7 Lætificabis eum in gaudio cum vultu tuo
42- 4 Ad Deum, qui lætificat juventutem meam
45- 5 Fluminis impetus lætificat civitatem Dei
85- 4 Lætifica animam servi tui
88-43 Lætificasti omnes inimicos ejus
93-19 Consolationes tuæ lætificaverunt animam
103-15 Et vinum lætificet cor hominis
Prov. 10- 1 Filius sapiens lætificat patrem
12-25 Et sermone bono lætificabitur
13- 9 Lux justorum lætificat
15-20 Filius sapiens lætificat patrem
-30 Lux oculorum lætificat animam
27-11 Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum
29- 3 Vir, qui amat sapientiam, lætificat patrem
Eccli. 4-20 Iter adducet directum ad illum et lætificabit
40-20 Vinum et musica lætificant cor
Isai. 56- 7 Lætificabo eos in domo orationis meæ
Jerem. 20-15 Et quasi gaudio lætificabit eum
31-13 Consolabor eos, et lætificabo a dolore suo
Thren. 2-17 Et lætificavit super te inimicum
Osee. 7- 3 In malitia sua lætificaverunt regem
1 *Mac.* 3- 7 Et lætificabat Jacob in operibus suis
2 *Mac.* 15-11 Per quod universos lætificavit
2 *Cor.* 2- 2 Quis est, qui me lætificet, nisi qui contristatur ex me?

LÆTITIA.

Deut. 16-15 Benedicetque tibi Dom... erisque in lætitia
28-47 Eo quod non servieris Domino... in gaudio, cordisque lætitia
1 *Reg.* 18- 6 In tympanis lætitiæ, et in sistris
1 *Par.* 15-16 Ut resonaret in excelsis sonitus lætitiæ
-25 De domo Obededom, cum lætitia
29-22 Et biberunt coram Domino in die illo cum grandi lætitia
2 *Par.* 20-27 In Jerusalem cum lætitia magna
29-30 Qui laudaverunt eum magna lætitia
30-21 Fecerunt... solemnitatem Azymorum septem diebus in lætitia magna
1 *Esdr.* 3-12 Multi vociferantes in lætitia, elevabant vocem
6-22 Fecerunt solemnitatem Azymorum septem diebus in lætitia
2 *Esdr.* 8-12 Et faceret lætitiam magnam
-17 Et fuit lætitia magna nimis
12-27 Et facerent dedicationem et lætitiam in actione gratiarum
-42 Deus enim lætificaverat eos lætitia magna
Et audita est lætitia Jerusalem procul
Tobiæ. 13-10 Agite dies lætitiæ, et confitemini illi
Judith. 15-10 Tu lætitia Israël, tu honorificentia populi
16- 9 Et induit se vestimento lætitiæ
Esth. 9-18 Diem constituerunt solemnem epularum atque lætitiæ
-22 Essentque dies isti epularum atque lætitiæ
16-22 Et celebrate eam cum omni lætitia
Job. 8-19 Hæc est enim lætitia viæ ejus
Psal. 4- 7 Dedisti lætitiam in corde meo
15-11 Adimplebis me lætitia cum vultu tuo
29- 6 Et ad matutinum lætitia
-12 Et circumdedisti me lætitia
44- 8 Unxit te Deus Deus tuus oleo lætitiæ præ consortibus tuis
-16 Afferentur in lætitia et exultatione
50-10 Auditui meo dabis gaudium et lætitiam
-14 Redde mihi lætitiam salutaris tui
67- 4 Et delectentur in lætitia
96-11 Lux orta est justo, et rectis corde lætitia
99- 2 Jubilate Deo, omnis terra: servite Domino in lætitia
104-43 Eduxit... electos suos in lætitia
105- 5 Ad lætandum in lætitia gentis tuæ
136- 6 Si non proposuero Jerusalem, in principio lætitiæ meæ
Prov. 10-28 Expectatio justorum lætitia
Eccle. 2-26 Dedit Deus... scientiam, et lætitiam
5-17 Et fruatur lætitia ex labore suo
7- 5 Et cor stultorum ubi lætitia
Eccle. 8-15 Laudavi igitur lætitiam
9- 7 Vade ergo et comede in lætitia panem tuum
Cant. 3-11 Et in die lætitiæ cordis ejus
Sap. 2- 9 Ubique relinquamus signa lætitiæ
8-16 Sed lætitiam et gaudium (*habet*)
19-15 Qui autem cum lætitia receperunt hos
Eccli. 1-11 Timor Domini gloria, et gloriatio, et lætitia
-12 Timor Domini... dabit lætitiam, et gaudium
Isai. 9- 3 Multiplicasti gentem, non magnificasti lætitiam
16-10 Et auferetur lætitia et exultatio de Carmelo
22-13 Et ecce gaudium et lætitia
24-11 Deserta est omnis lætitia
29-19 Et addent mites in Domino lætitiam
30-29 Et lætitia cordis sicut qui pergit cum tibia
35-10 Et lætitia sempiterna super caput eorum Gaudium et lætitiam obtinebunt
51- 3 Gaudium et lætitia invenietur in ea
-11 Et lætitia sempiterna super capita eorum Gaudium et lætitiam tenebunt
55-12 Quia in lætitia egrediemini, et in pace deducemini
61- 7 Lætitia sempiterna erit eis
66- 5 Glorificetur Dominus, et videbimus in lætitia vestra
Jerem. 7-34 Quiescere faciam... vocem gaudii, et vocem lætitiæ
15-16 In gaudium et in lætitiam cordis mei
16- 9 Ecce ego auferam de loco isto... vocem lætitiæ
25-10 Perdamque ex eis vocem gaudii, et vocem lætitiæ
31- 7 Hæc dicit Dominus: Exultate in lætitia
33-11 Vox gaudii et vox lætitiæ, vox sponsi
48-33 Ablata est lætitia et exultatio de Carmelo
49-25 Quomodo dereliquerunt... urbem lætitiæ?
Joel. 1-16 Perierunt de domo Dei nostri, lætitia et exultatio?
Jonæ. 4- 6 Et lætatus est Jonas super hedera, lætitia magna
Soph. 3-17 Gaudebit super te in lætitia, silebit in dilectione
Zach. 8-19 Erit domui Juda in gaudium, et lætitiam
1 *Mac.* 3- 2 Et præliabantur prælium Israël cum lætitia
4-56 Et obtulerunt holocausta cum lætitia
-58 Et facta est lætitia in populo magna valde
-59 Ut agatur dies dedic... cum lætitia et gaudio
5-23 Adduxit in Judæam cum lætitia magna
-54 Ascenderunt in montem Sion cum lætitia
7-48 Et egerunt diem illam in lætitia magna
10-66 Reversus est Jonathas in Jerusalem cum pace, et lætitia
13-52 Constituit ut... agerentur dies hi cum lætitia
14-11 Lætatus est Israel lætitia magna
-21 Nuntiaverunt nobis de vestra gloria, et honore, ac lætitia
2 *Mac.* 3-30 Templum... gaudio et lætitia impletum est
10- 6 Cum lætitia diebus octo egerunt
Act. 14-16 Implens cibo et lætitia corda nostra
1 *Petr.* 1- 8 Credentes a. exultabitis lætitia inenarrabili

LÆTOR.

Exod. 4-14 Vidensque te lætabitur corde
18- 9 Lætatusque est Jethro super omnibus bonis
Levit. 23-40 Lætabimini coram Domino Deo vestro
Deut. 12- 7 Lætabimini in cunctis, ad quæ miseritis manum
-18 Et lætaberis et reficieris coram Domino
24- 5 Ut uno anno lætetur cum uxore sua
28-63 Et sicut ante lætatus est Dominus super vos Sic lætabitur disperdens vos atq. subvertens
33-18 Zabulon ait: Lætare, Zabulon, in exitu tuo
Judic. 9-19 Lætemini in Abimel., et ille lætetur in vobis
16-25 Lætantesq. per convivia, sumptis jam epulis
19- 6 Quæso te ut hodie hic maneas, pariterque lætemur
1 *Reg.* 2- 1 Quia lætata sum in salutari tuo
11- 9 Annuntiaverunt viris Jabes: qui lætati sunt
-15 Et lætatus est ibi Saül, et cuncti viri Israël
19- 5 Vidisti, et lætatus es
2 *Reg.* 1-20 Ne forte lætentur filiæ Philisthiim
3 *Reg.* 1-40 Populus... lætantium gaudio magno
-45 Ascenderunt inde lætantes, et insonuit civitas
4-20 Comedentes, et bibentes, atque lætantes
5- 7 Lætatus est valde, et ait: Benedictus Dom.
8-66 Profecti sunt in tabernacula sua lætantes
4 *Reg.* 11-14 Vidit...omnemque populum terræ lætantem
-20 Lætatusque est omnis populus terræ
20-13 Lætatus est a. in adventu eorum Ezechias
1 *Par.* 16-10 Lætetur cor quærentium Dominum
-31 Lætentur cœli, et exultet terra
29- 9 Lætatusque est populus, cum vota sponte promitterent
Sed et David rex lætatus est gaudio magno
2 *Par.* 6-41 Et sancti tui lætentur in bonis
7-10 Lætantesque atque gaudentes super bono
23-21 Lætatusque est omnis populus terræ
24-10 Lætatique sunt cuncti principes
29-36 Lætatusque est Ezechias, et omnis populus
1 *Esdr.* 3-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris lætantium
2 *Esdr.* 12-42 Immolaverunt in die illa... et lætati sunt
Tobiæ. 13- 9 Ego autem, et anima mea in eo lætabimur
-17 Tu autem lætaberis in filiis tuis
Esth. 8-15 Omnisque civitas exultavit, atque lætata est
14- 2 In quibus antea lætari consueverat
-18 Et nunquam lætata sit ancilla tua
Job. 22-19 Videbunt justi, et lætabuntur
30- 7 Qui inter hujuscemodi lætabantur
31-25 Si lætatus sum super multis divitiis meis
-27 Et lætatum est in abscondito cor meum
Psal. 5-12 Lætentur omnes, qui sperant in te
9- 3 Lætabor et exultabo in te: psallam nomini
13- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
15- 9 Propter hoc lætatum est cor meum
19- 6 Lætabimur in salutari tuo
20- 2 Domine, in virtute tua lætabitur rex
30- 8 Exultabo, et lætabor in misericordia tua
31-11 Lætamini in Domino, et exultate, justi
32-21 Quia in eo lætabitur cor nostrum
33- 3 Audiant mansueti, et lætentur
34-15 Adversum me lætati sunt, et convenerunt
-27 Exultent et lætentur qui volunt justitiam
39-17 Lætentur super te omnes quærentes te
47-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
52- 7 Exultabit Jacob, et lætabitur Israël
57-11 Lætabitur justus cum viderit vindictam
59- 8 Lætabor, et partibor Sichimam
62-12 Rex vero lætabitur in Deo
63-11 Lætabitur justus in Domino, et sperabit in eo
64-11 In stillicidiis ejus lætabitur germinans
65- 6 Ibi lætabimur in ipso
66- 5 Lætentur et exultent gentes
67-18 Currus Dei decem millibus multiplex, millia lætantium
68-33 Videant pauperes et lætentur
69- 5 Lætentur in te omnes qui quærunt te
84- 7 Et plebs tua lætabitur in te
85-11 Lætetur cor meum ut timeat nomen tuum
86- 7 Sicut lætantium omnium habitatio est in te
89-15 Lætati sumus pro diebus, quibus nos humiliasti
95-11 Lætentur cœli, et exultet terra
96- 1 Exultet terra: lætentur insulæ multæ
- 8 Audivit, et lætata est Sion
-12 Lætamini, justi, in Domino
103-31 Lætabitur Dominus in operibus suis
104- 3 Lætetur cor quærentium Dominum
-38 Lætata est Ægyptus in profectione eorum
105- 5 Ad lætandum in lætitia gentis tuæ
106-30 Et lætati sunt quia siluerunt
-42 Videbunt recti, et lætabuntur
108-28 Servus autem tuus lætabitur
112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum lætantem
117-24 Exultemus, et lætemur in ea
118-74 Qui timent te videbunt me, et lætabuntur
-162 Lætabor ego super eloquia tua
121- 1 Lætatus sum in his, quæ dicta sunt mihi
125- 3 Facti sumus lætantes
149- 2 Lætetur Israël in eo, qui fecit eum
- 5 Lætabuntur in cubilibus suis
Prov. 2-14 Qui lætantur cum malefecerint
5-18 Lætare cum muliere adolescentiæ tuæ
15-23 Lætatur homo in sententia oris sui
17- 5 Et qui ruina lætatur alterius, non erit impunitus
-21 Sed nec pater in fatuo lætabitur
23-24 Qui sapientem genuit, lætabitur in eo
29- 2 In multiplicatione justor. lætabitur vulgus
Eccle. 3-12 Cognovi quod non esset melius nisi lætari
-22 Deprehendi nihil esse melius quam lætari
4-16 Qui postea futuri sunt, non lætabuntur in eo
5-18 Fruatur parte sua, et lætetur de labore suo
11- 8 Et in his omnibus lætatus fuerit
- 9 Lætare ergo, juvenis, in adolescentia tua
Cant. 1- 3 Exultabimus et lætabimur in te
Sap. 1-13 Nec lætatur in perditione vivorum
7-12 Et lætatus sum in omnibus
11- 5 Cum abundarent filii Israel, lætati sunt
14-28 Aut enim dum lætantur, insaniunt
Eccli. 22-28 Ut et in bonis illius (*amici*) læteris
30- 1 Assiduat illi flagella, ut lætetur in novissimo suo
- 5 In vita sua vidit, et lætatus est in illo
32- 3 Ut læteris propter illos
40-14 In aperiendo manus suas lætabitur
51-20 Lætatum est cor meum in ea
-37 Lætetur anima vestra in misericordia ejus

Isai. 9- 3 Lætabuntur coram te, sicut qui lætantur in messe
-17 Super adolescentulis ejus non lætabitur Do.
14- 8 Abietes quoque lætatæ sunt super te
-29 Ne læteris, Philisthæa omnis tu
16- 7 His, qui lætantur super muros cocti lateris, loquimini plagas suas
24- 7 Ingemuerunt omnes qui lætabantur corde
- 8 Quievit sonitus lætantium, conticuit dulcedo
25- 9 Exultabimus, et lætabimur in salutari ejus
35- 1 Lætabitur deserta et invia, et exultabit solitudo
39- 2 Lætatus est a. super eis Ezechias, et ostendit
41-16 Exultabis in Dom., in sancto Israël lætaberis
64- 5 Occurristi lætanti, et facienti justitiam
65-14 Servi mei lætabuntur, et vos confundemini
66-10 Lætamini cum Jerusalem, et exultate in ea
Jerem. 31-13 Tunc lætabitur virgo in choro, juvenes et senes
32-41 Lætabor super eis, cum bene eis fecero
41-13 Cumque vidisset omnis populus... Johanan filium Caree, et universos principes.. lætati sunt
Thren. 1-21 Inimici mei audierunt malum meum, lætati sunt
4-21 Gaude et lætare, filia Edom, quæ habitas
Baruc. 3-34 Stellæ a. dederunt lumen... et lætatæ sunt
4-33 Sicut enim... lætata est in casu tuo
Ezech. 7-12 Qui emit, non lætetur: et qui vendit, non lugeat
35-14 Lætante universa terra, in solitudinem te redigam
Osee. 9- 1 Noli lætari, Israël, noli exultare sicut populi
Joel. 2-21 Noli timere, terra, exulta et lætare
-23 Filii Sion, exultate, et lætamini in Domino
Amos. 6-14 Qui lætamini in nihilo: qui dicitis
Abdiæ. -12 Non lætaberis super filios Juda in die perd.
Jonæ. 4- 6 Lætatus est Jonas super hedera, lætitia
Mich. 7- 8 Ne læteris, inimica mea, super me, quia cecidi
Habac. 1-15 Super hoc lætabitur et exultabit
Soph. 3-14 Lætare, et exulta in omni corde, filia Jerusalem
Zach. 2-10 Lauda, et lætare, filia Sion: quia ecce ego venio
4-10 Lætabuntur, et videbunt lapidem stanneum
10- 7 Et lætabitur cor eorum quasi a vino
Et filii eorum videbunt, et lætabuntur
1 Mac. 7-48 Et lætatus est populus valde
12-12 Lætamur itaque de gloria vestra
14-11 Et lætatus est Israël lætitia magna
2 Mac. 10-33 Lætantes obsederunt præsidium
Act. 2-26 Propter hoc lætatum est cor meum
7-41 Et lætabantur in operibus manuum suarum
16-34 Lætatus est cum omni domo sua credens Deo
Rom. 15-10 Iterum dicit: Lætamini, gentes, cum plebe
Galat. 4-27 Lætare, sterilis, quæ non paris: erumpe et clama
Apoc. 12-12 Propterea lætamini, cœli, et qui habitatis in eis

LÆTUS.

Gen. 46-30 Jam lætus moriar, quia vidi faciem tuam
47-25 Et læti serviemus regi
Judic. 19- 3 Cum... cumque vidisset, occurrit ei lætus
- 9 Mane apud me etiam hodie, et duc lætum diem
1 Par. 29-17 In simplicitate cordis mei lætus obtuli univ.
Esth. 5- 9 Egressus est itaque illo die Aman lætus
-14 Sic ibis cum rege lætus ad convivium

LÆVA.

Gen. 14-15 Usque Hoba, quæ est ad lævam Damasci
Exod. 14-22 Erat enim aqua quasi murus a dextra eorum et læva
Levit. 14-17 Quod autem reliquum est olei in læva manu
Josue. 19-27 Egrediturque ad lævam Cabul
Judic. 16-29 Et alteram (*columnam*) læva tenens
2 Par. 3-17 Et quæ ad lævam, Booz (*vocavit*)
Cant. 2- 6 Læva ejus sub capite meo
8- 3 Læva ejus sub capite meo
Isai. 54- 3 Ad dexteram enim et ad lævam penetrabis

LÆVIGO. *Vid. infra* LEVIGO.

LAGANUM.

Exod. 29- 2 Lagana quoque azyma oleo lita
-23 Laganum de canistro azymorum
Levit. 2- 4 Et lagana azyma oleo lita
7-12 Et lagana azyma uncta oleo
8-26 Laganumque posuit super adipes
Num. 6-15 Et lagana absque fermento uncta oleo
-19 Et laganum azymum unum
1 Par. 23-29 Et ad lagana azyma, et sartaginem

LAGENA.

Judic. 7-16 Dedit tubas... lagenasque vacuas ac lampades in medio lagenarum
-19 Cœperunt... complodere inter se lagenas
1 Reg. 10- 3 Et alius portans lagenam vini
16-20 Tulit itaque Isaï... et lagenam vini, et hædum
Isai. 30-14 Comminuetur sicut conteritur lagena figuli
Aggæi. 2-17 Ut exprimeretis quinquaginta lagenas
Marc. 14-13 Occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans

LAGUNCULA.

Job. 32-19 Quod lagunculas novas disrumpit
Isai. 5-10 Decem enim jugera vinearum facient lagunculam unam
10-33 Confringet lagunculam in terrore
Jerem. 13-12 Numquid ignoramus quia omnis laguncula implebitur vino?
19- 1 Accipe lagunculam figuli testeam
-10 Et conteres lagunculam in oculis virorum
48-12 Mittam ei ordinatores, et stratores lagunculorum, et sternent eum
Et lagunculas eorum collident

LAHELA.

Lahela, Hala, Chale, unius ejusdemque civitatis nomina sunt, in regione Hevilath, quam Colchidem esse existimamus cum D. Calmet. Aliqui tamen dicunt esse fluvium. Thelgathphalnasar rex Assur transtulit tribum Ruben, tribum Gad, et dimidiam tribum Manasse, et adduxit eas in Lahela, etc.

1 Par. 5-26 Adduxit eos in Lahela, et in Habor, et Ara, et fluvium Gozan

LAHEM.

Urbs quæ videtur eadem esse ac Bethlehem Juda.

1 Par. 4-22 Et qui reversi sunt in Lahem

LAICUS.

1 Reg. 21- 4 Non habeo laïcos panes ad manum

LAIS.

Pater Phaltiel mariti Michol filiæ regis Saül, quæ jam erat uxor David.

1 Reg. 25-44 Saül a. dedit Michol... Phalti filio Laïs
2 Reg. 3-15 Tulit eam a viro suo Phaltiel, filio Laïs

LAIS.

Urbs est regionis quidem Aser tribus, possessionis autem Dan, Septentrionem versus promissæ terræ in extrema parte; ad Libani montem, quæ etiam appellata Lesem, et Dan, postquam a Danitis occupata fuit.

Judic. 18- 7 Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs
-14 Viri, qui prius missi fuerant ad considerandam terram Laïs
-27 Veneruntque in Laïs ad populum quiescentem
-29 Quæ prius Laïs dicebatur

LAISA.

Hanc filii Dan captam manu, possederunt, cum esset procul a Sidone, et vocaverunt eam Dan. Fuit autem terminus terræ Judææ, contra Septentrionem; meminit hujus et Isaias. Sita est scilicet ad montem Libanum, juxta Paneadem, e qua Jordanis fluvius erumpit. Laïsa autem cujus est mentio in 1 Machab. non eadem esse videtur; nam Græci textus et vetus Vulgata habent Eleasa, *quæ esset in Benjamin.*

Isai. 10-30 Attende, Laïsa, paupercula Anathoth
1 Mac. 9- 5 Et Judas posuerat castra in Laïsa

LAMBO.

Judic. 7- 5 Qui lingua lambuerint aquas, sicut solent canes lambere, separabis eos seorsum
- 6 Qui manu ad os projiciente lambuerant aquas
- 7 In trecentis viris qui lambuerunt aquas
3 Reg. 18-38 Et aquam quæ erat in aquæductu lambens
21-19 In loco hoc, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent quoque sanguinem tuum
Job. 39-30 Pulli ejus lambent sanguinem

LAMECH I.

Filius Mathusael, e stirpe Caïn. Lamech accepit duas uxores, unam nomine Ada, et alteram Sella. Genuitque Ada Jabel et Jubal. Sella autem genuit Tubalcain et sororem ejus Noema. Primus polygamus Lamech legem violavit ab ipso Deo latam. Christus enim Deo tribuit verba Gen. 2-24 : Adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una. *Post diluvium, vita hominum breviore, et solo Noe cum suis calamitatis superstite, ne pigriore modo propagarentur homines, indulsit Deus, ut plures liceret habere uxores, quod Abraham etiam, et Jacob, et David et alii sanctissimi viri fecerunt. Rursus autem Jesus Christus polygamiam sustulit ex Matth.* 19-4, 5, 6, 7, 8 *et* 9. *Traditio apud Hebræos est, quam sanctus Hieronymus non respuit, occidisse Lamech Caïnum tritavum suum, quem ab armigero adolescente indicatum, feram putaverat; sed errore cognito, dolore cædis actus, adolescentem interemit fallacem; quod colligitur ex verbis*: Dixitque Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ: Audite vocem meam, uxores Lamech, auscultate sermonem meum; quoniam occidi virum in vulnus meum adolescentulum, *armigerum venationis comitem*, in livorem meum. *Id est, occidi virum a quo vulneratus sum, et adolescentem a quo graviter percussus sum; ideo* septuplum ultio dabitur de Caïn: de Lamech vero septuagies septies. *Quasi dicat: Uxores meæ, nolite timere, perinde ac si vita mea esset in periculo. Nam si Deus gravissimam pœnam minitatus est ei qui occidisset Caïn interfectorem licet fratris innocentis; quanto gravius sæviret, si quis me injuriarum duntaxat mearum ultorem necaret? Multæ aliæ et variæ sunt hujus loci explanationes.*

Gen. 4-18 Et Mathusaël genuit Lamech
-23 Dixitque Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ: Audite vocem meam, uxores Lamech
-24 De Lamech vero septuagies septies

LAMECH II.

Filius Mathusala, paterque Noe. E stirpe Seth. Annis quinque tantum obiit ante diluvium.

Gen. 5-25 Vixit quoque Mathusala... et genuit Lamech
-26 Et vixit Mathusala, postquam genuit Lamech
-28 Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis
-30 Vixitque Lamech, postquam genuit Noë
-31 Et facti sunt omnes dies Lamech
1 Par. 1- 3 Henoch, Mathusale, Lamech
Luc. 3-36 Qui fuit Noë, qui fuit Lamech

LAMENTATIO.

Ex duobus subsequentibus versiculis patet apud Hebræos fuisse libros in quibus carmina Lamentationum colligebantur.

2 Par. 35-25 Usque in præsentem diem, Lamentationes super Josiam replicant
Ecce scriptum fertur in Lamentationibus
Tobiæ. 2- 6 Dies festi vestri convertentur in lamentationem
Judith. 6-14 Communi lamentatione et fletu unanimes
Jerem. 9-19 Quia vox lamentationis audita est de Sion
31-15 Vox in excelso audita est lamentationis
Præf. ad Thr. Et planxit lamentatione hac in Jerusalem
Ezech. 2- 9 Et scriptæ erant in eo lamentationes, et carmen, et væ

LAMENTATRIX.

Lamentatrices, quæ etiam præficæ, ad luctum funeralem conducebantur. Itaque intelligit propheta quasi diceret Deus: Non poteritis ipsi satis deflere calamitatem civitatis vestræ, nisi etiam præficas lamentandi peritas advocetis.

Jerem. 9-17 Contemplamini, et vocate lamentatrices et veniant

LAMENTO *et* LAMENTOR.

Psal. 77-63 Virgines eorum non sunt lamentatæ
Jerem. 48-31 Clamabo, ad viros muri fictilis lamentantes
Matth. 11-17 Dicunt... Lamentavimus, et non planxistis
Luc. 7-32 Dicentibus.. Lamentavimus et non plorastis
23-27 Quæ plangebant, et lamentabantur eum

LAMENTUM.

Jerem. 9-10 Super montes assumam fletum ac lamentum
-18 Festinent, et assumant super nos lamentum
-20 Et docete filias vestras lamentum
Ezech. 26-17 Et assumentes super te lamentum
27- 2 Fili hominis, assume sup. Tyrum lamentum
32- 2 Fili hominis, assume lamentum super Pharaonem
1 Mac. 1-28 Omnis maritus sumpsit lamentum
9-41 Vox musicorum ipsorum in lamentum (*conversa est*)

LAMIA.

Lamias olim fabulabantur esse monstra quædam umbilico tenus fœminea specie, deorsum ferina, mammis muliebribus. De his multa crudelia jactabantur, utpote vorare homines, ac præsertim infantes. Latinus interpres aliquando in sua versione ad fabulas gentilium alludit, ut expressius sacri textus sensum exhibeat. Sunt qui lamiam existiment et dicant reipsa esse animal solitudinem desertumque incolens.

Isai. 34-14 Ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem
Thren. 4- 3 Sed et lamiæ nudaverunt mammam

LAMINA.

Exod. 26-29 Quos operies laminis aureis
27- 6 Quos operies laminis æneis
-17 Columnæ atrii... vestitæ erunt argenteis laminis
28-36 Facies et laminam de auro purissimo
-38 Erit autem lamina semper in fronte ejus
29- 6 Et pones... laminam sanctam super tiaram
36-34 Quos et ipsos laminis aureis operuit
37-28 Ipsos a. vectes... operuit laminis aureis
38- 2 Operuitque illud laminis æneis
- 6 Quos et ipsos... operuit laminis æneis
39-29 Fecerunt et laminam sacræ venerationis
Levit. 8- 9 Posuit laminam auream consecratam
Num. 16-38 Producatque ea in laminas, et affigat altari
-39 Produxit ea in laminas, affigens altari
3 *Reg.* 6-21 Et affixit laminas clavis aureis
-35 Operuitque omnia laminis aureis
10-16 Sexcentos auri siclos dedit in laminas scuti
4 *Reg.* 18-16 Confregit Ezechias valvas... et laminas auri
2 *Par.* 3- 5 Et laminas auri obrizi affixit per totum
- 7 De cujus laminis texit domum, et trabes ej.
- 8 Laminis aureis texit eam, quasi talentis
Job. 19-24 Plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice
40-13 Cartilago illius quasi laminæ ferreæ
Isai. 30-22 Contaminabis laminas sculptilium argenti
40-19 Aut aurifex auro figuravit illud, et laminis argenteis argentarius?

LAMMA.

Quod dicit Matthæus : Eli, Eli, lamma sabacthani, *dicit Marcus* Eloï, Eloï, *etc.*, *eadem sententia, paululum inflexo vocabulo; utroque enim modo dicunt Hebræi* : Deus meus, Eli *et* Eloï. *Itaque alter Evangelistarum sensum, alter verba Christi expressit. Probabilius videtur dixisse* Eli. Lamma, *id est*, ut quid? quare? Sabacthani, *id est*, dereliquisti me, *ut habetur in Psal.* 21-1, *cujus verba Christus recitabat, ac si diceret : Cur destituisti me auxilio, tuum influxum, vim et actionem suspendens, ac si essem divinitate orbatus et purus homo? Non quod se a Deo derelictum putaret, in cujus manus paulo post spiritum suum commendavit; sed quod ita se pati videret, quemadmodum si ab eo derelictus fuisset.*

Matth. 27-46 Dicens : Eli, Eli, lamma sabacthani?
Marc. 15-34 Dicens : Eloi, Eloi, lamma sabacthani?

LAMPAS.

Gen. 15-17 Lampas ignis transiens inter divisiones illas
Exod. 20-18 Populus videbat voces et lampades, et sonitum
Judic. 7-16 Dedit tubas... lagenasq. vacuas ac lampades
-20 Tenuerunt sinistris manibus lampades
Judith. 3-10 Excipientes eum cum coronis et lampadibus
Job. 12- 5 Lampas contempta apud cogitationes divitum
41-10 De ore ej. lampades procedunt, sicut tædæ
Cant. 8- 6 Lampades ejus, lampades ignis atque flammarum
Isai. 62- 1 Et salvator ejus ut lampas accendatur
Ezech. 1-13 Aspectus eorum... quasi aspectus lampadarum
Dan. 10- 6 Et oculi ejus ut lampas ardens
Nahum. 2- 4 Aspectus eorum quasi lampades, quasi fulgura
Zach. 4- 2 Et lampas ejus super caput ipsius
- 3 Una a dextris lampadis, et una a sinistris
1 *Mac.* 6-39 Et resplenduerunt sicut lampades ignis
Matth 25- 1 Quæ accipientes lampades suas, exierunt obviam sponso et sponsæ
- 3 Sed quinque fatuæ, acceptis lampadibus
- 4 Prudentes vero acceperunt oleum... cum lampadibus
- 7 Tunc... ornaverunt lampades suas
- 8 Quia lampades nostræ extinguuntur
Act. 20- 8 Erant autem lampades copiosæ in cœnaculo
Apoc. 4- 5 Et septem lampades ardentes ante thronum

LAMPSACUS.

Urbs in Troade ad Hellespontum, ad quam ut et ad alias urbes, regiones regesque, Romani litteras misere in Judæorum gratiam, ne illis aut in itineribus, aut alia ratione molestiam inferrent, imo ut eis auxilium exhiberent.

1 *Mac.* 15-23 Et Lampsaco : et Spartiatis, et in Delum

LAMUEL.

Nomen Lamuel, omnium consensu, hic Salomonem significat, cujus nominis etymologia est, ipsi Deus, *vel*, cum ipso est Deus. *A matre sic vocatur, quæ audiens illum esse a Deo regem institutum et oleo unctum, erudit eum hortaturque ne mulieribus det substantiam suam, nec regibus et principibus vinum, sed mœrentibus, quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas.*

Prov. 31- 1 Verba Lamuëlis regis. Visio, qua erudivit eum mater sua
- 4 Noli regibus o Lamuël, noli regibus dare vinum

LANA.

Deut. 18- 4 Et lanarum partem ex ovium tonsione
22-11 Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est
Judic. 6-37 Ponam hoc vellus lanæ in area
Psal. 147-16 Qui dat nivem sicut lanam
Prov. 31-13 Quæsivit lanam et linum, et operata est
Isai. 1-18 Si fuerint rubra... velut lana alba erunt
51- 8 Sicut lanam, sic devorabit eos tinea
Ezech. 27-18 In vino pingui, in lanis coloris optimi
34- 3 Lac comedebatis, et lanis operiebamini
Dan. 7- 9 Capilli capitis ejus quasi lana munda
Osee. 2- 5 Qui dant panes mihi, et aquas meas : lanam
- 9 Et liberabo lanam meam et linum meum
Hebr. 9-19 Cum aqua, et lana coccinea, et hyssopo
Apoc. 1-14 Capilli erant candidi tanquam lana alba

LANCEA.

Num. 33-55 Qui remanserint, erunt vobis quasi..lanceæ
1 *Reg.* 13-19 Caverant enim Philisthiim, ne forte facerent Hebræi gladium aut lanceam
-22 Non est inventus ensis aut lancea in manu
18-10 Tenebatque Saül lanceam
19- 9 Sedebat a. in domo sua, et tenebat lanceam
-10 Nisusque est Saül configere David lancea Lancea autem casso vulnere perlata est in parietem
20-33 Arripuit Saül lanceam ut percuteret eum
26- 8 Nunc ergo perfodiam eum lancea in terra
2 *Reg.* 18-14 Tulit ergo tres lanceas in manu sua
1 *Par.* 11-23 Habebat lanceam ut liciatorium texentium
2 *Par.* 23- 9 Deditque Joïada sacerdos centurionibus lanceas
2 *Esdr.* 4-13 Cum gladiis suis, et lanceis, et arcubus
-16 Et lanceæ, et scuta, et arcus, et loricæ
-21 Media pars nostrum teneat lanceas
Judith. 7- 8 Filii Israël, non in lancea nec in sagitta confidunt
9- 9 Et in sagittis suis, et in lanceis gloriantur
11- 2 Non levassem lanceam meam super eum
Job. 16-14 Circumdedit me lanceis suis, convulneravit
Prov. 26-18 Sicut noxius est qui mittit sagittas, et lanceas in mortem
Sap. 5-21 Acuet autem duram iram in lanceam
Eccli. 29-16, 17, 18. Super scutum potentis, et super lanceam
Isai. 2- 4 Conflabunt... lanceas suas in falces
Jerem. 46- 4 State in galeis, polite lanceas, induite vos loricis
Joel. 3-10 Concidite... ligones vestros in lanceas
Mich. 5- 6 Pascent... terram Nemrod in lanceis ejus
Joan. 19-34 Sed unus militum lancea latus ejus aperuit

LANCEARIUS.

Act. 23-23 Parate milites... et lancearios ducentos

LANCEATUS.

2 *Reg.* 23- 7 Armabitur ferro et ligno lanceato

LANCEOLÆ.

3 *Reg.* 18-28 Incidebant se juxta ritum suum cultris et lanceolis

LANEUS.

Levit. 13-47 Vestis lanea sive linea, quæ lepram habuerit
-59 Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei
Ezech. 44-17 Nec ascendet super eos quidquam laneum

LANGUEO.

Psal. 87-10 Oculi mei languerunt præ inopia
Cant. 2- 5 Stipate me malis : quia amore langueo
Cant. 5- 8 Ut nuntietis ei quia amore langueo
Sap. 17- 8 Qui promittebant timores et perturbationes expellere se ab anima languente, hi cum derisu pleni timore languebant
Dan. 8-27 Et ego Daniel langui, et ægrotavi per dies
Luc. 7-10 Invenerunt servum, qui languerat, sanum
Joan. 5- 3 In his jacebat multitudo magna languentium
11- 1 Erat a. quidam languens Lazarus a Bethania
1 *Tim.* 6- 4 Nihil sciens, sed languens circa quæstiones

LANGUIDUS, A, UM.

2 *Esdr.* 2- 1 Et eram quasi languidus ante faciem ejus
Isai. 1- 5 Omne caput languidum, et om. cor mœrens
Malac. 1- 8 Et si offeratis claudum, et languidum, nonne malum est?
-13 Intulistis de rapinis claudum, et languidum
Matth. 14-14 Misertus est eis, et curavit languidos eorum
Joan. 5- 7 Respondit ei languidus : Domine, hominem non habeo
Act. 19-12 Ita ut etiam super languidos deferrentur

LANGUOR.

Exod. 15-26 Cunctum languorem, quem posui in Ægypto, non inducam super te
Deut. 7-15 Auferet Dominus a te omnem languorem
28-61 Insuper et universos languores... inducet
2 *Reg.* 13- 5 Cuba super lectum tuum, et languorem simula
3 *Reg.* 17-17 Ægrotavit filius mulieris... et erat languor fortissimus
2 *Par.* 21-15 Tu a. ægrotabis pessimo languore uteri tui
-18 Percussit eum Dom. alvi languore insanabili
-19 Languore pariter et vita caruit
24-25 Dimiserunt eum in languoribus magnis
Eccli. 10-11 Languor prolixior gravat medicum
-12 Brevem languorem præcidit medicus
18-20 Ante languorem adhibe medicinam
-21 Ante languorem humilia te
30-17 Requies æterna quam languor perseverans
Isai. 53- 4 Vere languores nostros ipse tulit
Osee. 5-13 Et vidit Ephraïm languorem suum
1 *Mac.* 6- 8 Et incidit in languorem præ tristitia
Matth. 4-23 Sanans om. languorem, et om. infirmitatem
-24 Variis languoribus, et tormentis comprehensos
9-35 Curans omnem languorem, et omnem infirmitatem
10- 1 Et curarent omnem languorem
Marc. 1-34 Qui vexabantur variis languoribus
Luc. 4-40 Qui habebant infirmos variis languoribus
6-18 Qui venerant ut... sanarentur a languoribus
7-21 In ipsa autem hora multos curavit a languoribus
9- 1 Dedit illis virtutem... ut languores curarent
Act. 19-12 Et recedebant ab eis languores

LANUGO.

Sap. 5-15 Quoniam spes impii tanquam lanugo est

LAODICENSES. *Cives Laodiciæ.*

Colos. 4-16 Facite ut et in Laodicensium Ecclesia legatur : et eam, quæ Laodicensium est, vos legatis

LAODICIA.

Urbs Cariæ in Asia Minore prope Philadelphiam, Hierapolim, Colossas, nec longe a Sardibus, Smyrna et Epheso. Eam dicit Plinius celeberrimam.

Colos. 2- 1 Pro vobis, et pro iis qui sunt Laodiciæ
4-13 Pro iis qui sunt Laodiciæ, et qui Hierapoli
-15 Salutate fratres, qui sunt Laodiciæ
Apoc. 1-11 Ecclesiis, quæ sunt in Asia... Philadelphiæ, et Laodiciæ
3-14 Et Angelo Laodiciæ Ecclesiæ scribe

LAOMIM *et* LOOMIM.

Filius tertius Dadan filii Jecsan filii secundi Abrahæ ex Cetura.

Gen. 25- 3 Filii Dadan fuerunt... Latusim, et Loomim
1 *Par.* 1-32 Filii autem Dadan : Assurim, et Latussim, et Laomim

LAPICIDINÆ.

4 *Reg.* 22- 6 Et ut emantur ligna, et lapides de lapicidinis
2 *Par.* 34-11 Ut emerent lapides de lapicidinis

LAPIDARIUS.

Eccli. 45-13 Gemmis pretiosis... opere lapidarii sculptis

LAPIDEUS, A, UM.

Gen. 35-14 Ille vero erexit titulum lapideum in loco
Exod. 20-25 Quod si altare lapideum feceris mihi
24-12 Daboque tibi tabulas lapideas
31-18 Deditq... duas tabulas testimonii lapideas

Exod. 34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas
- 4 Excidit ergo duas tabulas lapideas
Deut. 4-13 Decem verba, quæ scripsit in duabus tabulis lapideis
5-22 Scripsit ea in duabus tabulis lapideis
9- 9 Ut acciperem tabulas lapideas
-10 Deditque mihi Dom. duas tabulas lapideas
-11 Dedit mihi Dominus duas tabulas lapideas
10- 1 Dola tibi duas tabulas lapideas
- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas
Josue. 5- 2 Fac tibi cultros lapideos
3 Reg. 8- 9 In arca autem non erat aliud, nisi duæ tabulæ lapideæ
2Esdr. 4- 3 Si ascenderit vulpes, transiliet murum eorum lapideum
Baruc. 6- 3 Videbitis in Babylonia deos... lapideos
-38 Dii illorum, lignei, et lapidei, et aurei
-56 Non... se liberabunt dii lignei, et lapidei
Ezech. 11-19 Auferam cor lapideum de carne eorum
36-26 Auferam cor lapideum de carne vestra
Dan. 5- 4 Laudabant deos suos... ligneosq. et lapideos
Joan. 2- 6 Erant autem ibi lapideæ hydriæ sex positæ
2 Cor. 3- 3 Non in tabulis lapideis, sed in tab. cordis
Apoc. 9-20 Simulacra aurea... et ærea, et lapidea

LAPIDICINÆ. *Vid.* LAPICIDINÆ.

LAPIDO.

Exod. 17- 4 Adhuc paululum, et lapidabit me
Levit. 20- 2 Populus terræ lapidabit eum
24-14 Et lapidet eum populus universus
Josue. 7-25 Lapidavitque eum omnis Israël
1 Reg. 30- 6 Volebat enim eum populus lapidare
3 Reg. 12-18 Et lapidavit eum omnis Israël, et mortuus est
21-10 Educite eum, et lapidate, sicque moriatur
-14 Lapidatus est Naboth, et mortuus est
-15 Cum audisset Jezabel lapidatum Naboth
2 Par. 10-18 Lapidaverunt eum filii Israël, et mortuus est
Eccli. 22- 1 In lapide luteo lapidatus est piger
- 2 De stercore boum lapidatus est piger
Ezech. 16-40 Lapidabunt te lapidibus, et trucidabunt
23-47 Et lapidentur lapidibus populorum
Mich. 4-11 Lapidetur : et aspiciat in Sion oculus noster
Matth. 21-35 Agricolæ... alium vero lapidaverunt
23-37 Jerusalem, quæ.. lapidas eos qui ad te missi
Luc. 13-34 Jerusalem, quæ.. lapidas eos qui mittuntur
20- 6 Si autem dixerimus : Ex hominibus, plebs universa lapidabit nos
Joan. 8- 5 Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare
10-31 Sustulerunt ergo lapides Judæi, ut lapidarent eum
-32 Propter quod eorum opus me lapidatis ?
-33 De bono opere non lapidamus te
11- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare
Act. 5-26 Timebant enim populum ne lapidarentur
7-57 Ejicientes eum extra civitatem lapidabant
-58 Et lapidabant Stephanum invocantem
14- 5 Ut contumeliis afficerent, et lapidarent eos
-18 Lapidantesque Paulum, traxerunt extra civitatem
2 Cor. 11-25 Semel lapidatus sum, ter naufragium feci
Hebr. 11-37 Lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt
12-20 Et si bestia tetigerit montem, lapidabitur

LAPIDOTH.

Maritus Debboræ prophetidis, quæ cum Barac judicavit populum Israel per annos quadraginta. Debboram, cum judicaret Israelem, viduam fuisse docet sanctus Ambrosius, lib. de Viduis. Sanctus vero Hieronymus negat in Epistola ad Furiam. Hac in re nihil certi statui posse videtur; nam et nonnulli dicunt Lapidoth eumdem esse cum Barac, nempe maritum ipsius Debboræ; sed cum ipsa spiritu prophetico ageretur, eum ad tempus haud juxta uxorem cohabitare.

Judic. 4- 4 Erat a. Debbora prophetis uxor Lapidoth

LAPILLUS.

Isai. 48-19 Et stirps uteri tui ut lapilli ejus
Amos. 9- 9 Et non cadet lapillus super terram

LAPIS.

Gen. 2-12 Ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus
28-11 Tulit de lapidibus qui jacebant
-18 Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem
-22 Et lapis iste, quem erexi in titulum
29- 2 Et os ejus grandi lapide claudebatur
- 3 Morisque erat ut cunctis ovibus congregatis devolverent lapidem
- 8 Donec... amoveamus lapidem de ore putei
-10 Amovit lapidem quo puteus claudebatur
31-13 Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem
-45 Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit illum in titulum
-46 Dixitque fratribus suis : Afferte lapides
-51 En tumulus hic, et lapis quem erexi
49-24 Inde pastor egressus est lapis Israël
Exod. 8-26 Si mactaverimus ea quæ colunt Ægyptii coram eis, lapidibus nos obruent
15- 5 Descenderunt in profundum quasi lapis
-16 Fiant immobiles quasi lapis, donec pertranseat populus tuus
17-12 Sumentes igitur lapidem, posuerunt subter
19-13 Manus non tanget eum, sed lapidibus opprimetur
20-25 Non ædificabis illud de sectis lapidibus
21-18 Si.. percusserit alter proximum suum lapide
-28 Si bos cornu percusserit..lapidibus obruetur
-29 Bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident
-32 Bos vero lapidibus opprimetur
24-10 Sub pedibus ejus quasi opus lapidis sapphirini
25- 7 Lapides onychinos et gemmas ad ornandum
28- 9 Sumesq. duos lapides onychinos, et sculpes
-10 Sex nomina in lapide uno, et sex reliqua
-17 Ponesque in eo quatuor ordines lapidum
In primo versu erit lapis sardius
-21 Singuli lapides nominibus singulorum
35- 9 Lapides onychinos, et gemmas ad ornatum
-27 Principes vero obtulerunt lapides onychinos
-33 Sculpendisque lapidibus, et opere carpentario
39- 6 Paravit et duos lapides onychinos
-14 Ipsique lapides duodecim, sculpti erant
Levit. 14-40 Jubebit erui lapides in quibus lepra est
-42 Lapidesque alios reponi pro his qui ablati
-43 Sin autem postquam eruti sunt lapides
-45 Et lapides ejus ac ligna... projicient
20-27 Lapidibus obruent eos : sanguis eorum sit super illos
24-16 Lapidibus opprimet eum omnis multitudo
-23 Eduxerunt eum... extra castra, ac lapidibus oppresserunt
26- 1 Nec insignem lapidem ponetis in terra vest.
Num. 14-10 Cumque... lapidibus eos vellet opprimere
15-35 Obruat eum lapidibus omnis turba extra castra
-36 Obruerunt lapidibus, et mortuus est
35-17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit
Deut. 4-28 Servietis diis... ligno et lapidi qui non vident
8- 9 Cujus lapides ferrum sunt
13-10 Lapidibus obrutus necabitur
17- 5 Ad portas civitatis tuæ, et lapidibus obruentur
21-21 Lapidibus eum obruet populus civitatis
22-21 Et lapidibus obruent viri civitatis illius
-24 Educes utrumque.... et lapidibus obruentur
27- 2 Eriges ingentes lapides, et calce levigabis eos
- 4 Erigite lapides, quos ego hodie præcipio vobis
- 5 Ædificabis ibi altare Domino...de lapidibus
- 8 Et scribes super lapides omnia verba legis
28-36 Et servies ibi diis alienis, ligno et lapidi
-64 Servies ibi diis alienis... lignis et lapidibus
29-17 Vidistis... idola eorum, lignum et lapidem
Josue. 4- 3 Præcipe eis, ut tollant... duodecim durissimos lapides
- 5 Portate inde singuli singulos lapides in humeris vestris
- 6 Dicentes : Quid sibi volunt isti lapides ?
- 7 Positi sunt lapides isti in monumentum
- 8 Portantes de medio Jordanis alveo duodecim lapides
- 9 Alios quoq. duodecim lapides posuit Josuë
-20 Duodecim quoque lapides... posuit Josue in Galgalis
-21 Et dixerint eis : Quid sibi volunt lapides isti?
7-26 Congregaveruntque super eum acervum magnum lapidum
8-29 Congesto super eum magno acervo lapidum
-31 Altare vero de lapidibus impolitis, quos ferrum non tetigit
-32 Et scripsit super lapides Deuteronomium
10-11 Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo usque ad Azeca
Et mortui sunt multo plures lapidibus grandinis, quam quos gladio percusserant
15- 6 Ascendens ad lapidem Boen filii Ruben
18-18 Descenditque ad Abenboen, id est, lapidem Boen filii Ruben
24-26 Et tulit lapidem pergrandem, posuitq. eum
-27 En lapis iste erit vobis in testimonium
Judic. 9- 5 Occidit fratres suos... super lapidem unum
-18 Interfecistis filios ejus.. super unum lapidem
20-16 Et sic fundis lapides ad certum jacientes, ut... nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur
1 Reg. 4- 1 Et castrametatus est juxta lapidem Adjutorii
5- 1 Asportaverunt eam a lapide Adjutorii in Azotum
6-14 Erat autem ibi lapis magnus
-15 Et posuerunt super lapidem grandem
7-12 Tulit autem Samuel lapidem unum
Et vocavit nomen loci illius, Lapis Adjutorii
17-40 Elegit sibi quinque limpidissimos lapides
-49 Tulitque unum lapidem, et funda jecit
Et infixus est lapis in fronte ejus
-50 Prævaluitque David... in funda et lapide
20-19 Sedebis juxta lapidem cui nomen est Ezel
25-37 Et factus est (*Nabal*) quasi lapis
2 Reg. 5-11 Misit quoque Hiram... artificesque lapidum
16- 6 Mittebatque lapides contra David
-13 Maledicens, et mittens lapides adversum eum
18-17 Comportaverunt super eum acervum lapidum
20- 8 Cumque illi essent juxta lapidem grandem
3 Reg. 1- 9 Juxta lapidem Zoheleth, qui erat vicinus fonti Rogel
5-17 Præcepitque rex, ut tollerent lapides grandes, lapides pretiosos, in fundamentum templi
-18 Giblii præparaverunt ligna et lapides
6- 7 De lapidibus dolatis atque perfectis ædificata est
-18 Nec omnino lapis apparere poterat in pariete
-36 Ædificavit atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum
7- 9 Omnia lapidibus pretiosis
-10 Fundamenta autem de lapidibus pretiosis, lapidibus magnis decem sive octo cubit.
-11 Desuper lapides pretiosi æqualis mensuræ
-12 Et atrium majus rotundum, trium ordinum de lapidibus sectis
10-27 Fecitque ut tanta esset abundantia argenti in Jerusalem, quanta et lapidum
15-22 Et tulerunt lapides de Rama, et ligna ejus
18-31 Et tulit duodecim lapides juxta numerum
-32 Et ædificavit de lapidibus altare
-38 Voravit holocaustum, et ligna, et lapides
21-13 Quam ob rem... lapidibus interfecerunt (*Naboth*)
4 Reg. 3-19 Omnem agrum egregium operietis lapidibus
-25 Omnem agrum optimum, mittentes singuli lapides, repleverunt
12-12 Ut emerent ligna, et lapides, qui excidebantur
16-17 Posuit super pavimentum stratum lapide
19-18 Opera manuum hominum ex ligno et lapide
22- 6 Ut emantur ligna et lapides de lapicidinis
1 Par. 22- 2 Constituit ex eis latomos ad cædendos lapides
-14 Ligna et lapides præparavi ad universa impendia
29- 2 Lapides onychinos, et quasi stibinos... omnemque pretiosum lapidem
- 8 Apud quemcumque inventi sunt lapides, dederunt
2 Par. 1-15 Præbuitque rex argentum... quasi lapides
2- 2 Numeravit... qui cæderent lapides in montibus
-18 Octoginta millia, qui lapides in montibus cæderent
7- 3 Corruentes... super pavimentum stratum lapide
9-27 Tantamque copiam præbuit argenti in Jerusalem quasi lapidum
16- 6 Et tulerunt lapides de Rama, et ligna
24-12 At illi conducebant ex ea cæsores lapidum
-21 Miserunt lapides juxta regis imperium in atrio domus Domini
26-14 Arcusque et fundas ad jaciendos lapides
32-27 Thesauros sibi plurimos congregavit... lapidis pretiosi
34-11 Ut emerent lapides de lapicidinis
1 Esdr. 5- 8 Quæ ædificatur lapide impolito, et ligna
6- 4 Ordines de lapidibus impolitis tres
2 Esdr. 4- 2 Numquid ædificare poterunt lapides de acervis pulveris
9-11 Projecisti... quasi lapidem in aquas validas
Tobiæ. 13-21 Et ex lapide pretioso omnis circuitus
-22 Ex lapide candido et mundo omnes plateæ
Judith. 1- 2 Ex lapidibus quadratis et sectis
10-19 Quod erat ex... lapidibus pretiosis intextum
Esth. 1- 6 Super pavimentum... Pario stratum lapide
15- 9 Auroque fulgens, et pretiosis lapidibus
Job. 5-23 Sed cum lapidibus regionum pactum tuum
6-12 Nec fortitudo lapidum fortitudo mea
8-17 Et inter lapides commorabitur
14-19 Lapides excavant aquæ, et alluvione paulatim terra consumitur
24- 8 Non habentes velamen, amplexantur lapides
28- 2 Et lapis solutus calore, in æs vertitur

Job. 28- 3 Ipse considerat, lapidem quoque caliginis
- 6 Locus sapphiri lapides ejus, et glebæ illius aurum
-16 Non conferetur... lapidi sardonycho pretiosissimo
38- 6 Aut quis demisit lapidem angularem ejus
-30 In similitudinem lapidis aquæ durantur
41-15 Cor ejus indurabitur tanquam lapis
-19 In stipulam versi sunt ei lapides fundæ
Psal. 18-11 Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum
20- 4 Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso
90-12 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
101-15 Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus
117-22 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes
Prov. 8-19 Melior est enim fructus meus auro et lapide
16-11 Opera ejus omnes lapides sacculi
24-31 Et maceria lapidum destructa erat
26- 8 Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii
-27 Qui volvit lapidem, revertetur ad eum
Eccle. 3- 5 Tempus spargendi lapides, et tempus colligendi
10- 9 Qui transfert lapides, affligetur in eis
Sap. 7- 9 Nec comparavi illi lapidem pretiosum
11- 4 Data est illis... requies sitis de lapide duro
13-10 Aut lapidem inutilem opus manus antiquæ
14-21 Incommunicabile nomen lapidibus et lignis imposuerunt
18-24 Parentum magnalia in quatuor ordinibus lapidum erant sculpta
Eccli. 6-22 Quasi lapidis virtus probatio erit in illis
21- 9 Quasi qui colligit lapides suos in hyeme
-11 Via peccantium complanata lapidibus
22- 1 In lapide luteo lapidatus est piger
-25 Mittens lapidem in volatilia, dejiciet illa
27- 2 Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur
-28 Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet
-29 Qui statuit lapidem proximo, offendet in eo
29-13 Non abscondas illam sub lapide in perdit.
32-25 In via ruinæ non eas, et non offendes in lapides
43-16 Et confracti sunt lapides grandinis
50-10 Quasi vas... ornatum omni lapide pretioso
Isai. 5- 2 Sepivit eam, et lapides elegit ex illa
8-14 In lapidem autem offensionis, et in petram
9-10 Sed quadris lapidibus ædificabimus
17- 1 Et erit sicut acervus lapidum in ruina
27- 9 Cum posuerit omnes lapides altaris sicut lapides cineris allisos
28-16 Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum, angularem
30-30 Allidet in turbine, et in lapide grandinis
37-19 Non enim erant dii, sed... lignum et lapis
54-11 Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos
-12 Et ponam... portas tuas in lapides sculptos, et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles
60-17 Et pro lignis æs, et pro lapidibus ferrum
62-10 Planum facite iter, eligite lapides
Jerem. 2-27 Dicentes... lapidi : Tu me genuisti
3- 9 Et mœchata est cum lapide et ligno
26-18 Et Jerusalem in acervum lapidum erit
43- 9 Sume lapides grandes in manu tua
-10 Ponam thronum ejus super lapides istos
50-26 Tollite de via lapides, et redigite in acervos
51-26 Et non tollent de te lapidem in angulum, et lapidem in fundamenta
-63 Ligabis ad eum lapidem, et projicies illum
Thren. 3- 9 Conclusit vias meas lapidibus quadris
-53 Et posuerunt lapidem super me
4- 1 Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite
Baruc. 6-38 Lapidibus de monte similes sunt dii illorum
Ezech. 1-26 Quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo throni
10- 1 Ecce in firmamento... quasi lapis sapphirus
- 9 Species a. rotarum erat quasi visio lapidis
13-11 Dabo lapides prægrandes desuper irruentes
-13 Et lapides grandes in ira in consumptionem
16-40 Et lapidabunt te lapidibus, et trucidabunt
20 32 Ut colamus ligna et lapides
23-47 Et lapidentur lapidibus populorum
26-12 Et lapides tuos, et ligna tua, et pulverem
27-22 Cum universis primis aromatibus, et lapide pretioso
28-13 Omnis lapis pretiosus operimentum tuum
-14 In medio lapidum ignitorum ambulasti
-16 Perdidi te... de medio lapidum ignitorum
38-22 Judicabo eum peste.. et lapidibus immensis
40-17 Et pavimentum stratum lapide in atrio
-42 Quatuor autem mensæ ad holocaustum : de lapidibus quadris extructæ
Ezech. 42- 3 Contra pavimentum stratum lapide atrii
Dan. 2-34 Donec abscissus est lapis de monte sine manibus
-35 Lapis autem, qui percusserat statuam, factus est mons magnus
-45 Quod de monte abscissus est lapis sine manibus
6-17 Allatusque est lapis unus, et positus est super os laci
11-38 Et Deum, quem ignoraverunt patres ejus, colet auro, et argento, et lapide pretioso
Amos. 5-11 Domos quadro lapide ædificabitis
Mich. 1- 6 Ponam Samariam quasi acervum lapidum
Et detraham in vallem lapides ejus
3-12 Jerusalem quasi acervus lapidum erit
Habac. 2-11 Quia lapis de pariete clamabit
-19 Væ qui dicit... Surge, lapidi tacenti
Aggæi. 2-16 Antequam poneretur lapis super lapidem in templo Domini
Zach. 3- 9 Quia ecce lapis, quem dedi coram Jesu
Super lapidem unum septem oculi sunt
4- 7 Et educet lapidem primarium, et exæquabit
-10 Videbunt lapidem stanneum in manu Zorob.
5- 4 Consumet eam, et ligna ejus, et lapides ejus
9-15 Devorabunt, et subjicient lapidibus fundæ
-16 Lapides sancti elevabuntur super terram
12- 3 In die illa ponam Jerusalem lapidem oneris
1 Mac. 2-36 Nec lapidem miserunt in eos
4-43 Et tulerunt lapides contaminationis
-46 Reposuerunt lapides in monte domus
-47 Acceperunt lapides integros secund. legem
5-47 Obstruxerunt portas lapidibus
6-51 Statuit illic... tormenta ad lapides jactandos
10-11 Ut extruerent muros, et montem Sion in circuitu lapidibus quadratis
-73 Ubi non est lapis, neque saxum
13-27 Ædificavit Simon... ædificium altum visu, lapide polito retro et ante
2 Mac. 1-16 Mittentes lapides percusserunt ducem
-31 Nehemias jussit lapides majores perfundi
4-41 Alii lapides, alii fustes validos arripuere
10- 3 Et de ignitis lapidibus igne concepto
Matth. 3- 9 Potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
4- 3 Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant
- 6 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
7- 9 Numquid lapidem porriget ei ?
21-42 Lapidem quem reprobaverunt ædificantes
-44 Qui ceciderit super lapidem istum, confringetur
24- 2 Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur
27-66 Munierunt sepulcrum, signantes lapidem
28- 2 Et accedens revolvit lapidem, et sedebat
Marc. 5- 5 Clamans, et concidens se lapidibus
12-10 Lapidem quem reprobaverunt ædificantes
13- 1 Magister, aspice quales lapides, et quales structuræ
- 2 Non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur
15-46 Et advolvit lapidem ad ostium monumenti
16- 3 Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?
- 4 Respicientes viderunt revolutum lapidem
Luc. 3- 8 Quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
4 - 3 Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat
-11 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
11-11 Numquid lapidem dabit illi ?
17- 2 Si lapis molaris imponatur circa collum
19-40 Quia si hi tacuerint, lapides clamabunt
-44 Non relinquent in te lapidem super lapidem
20-17 Lapidem quem reprobaverunt ædificantes
-18 Omnis qui ceciderit super illum lapidem, conquassabitur
21- 5 Quod bonis lapidibus et donis ornatum
- 6 Non relinquetur lapis super lapidem
22-41 Avulsus est ab eis quantum jactus est lapidis
24- 2 Invenerunt lapidem revolutum a monum.
Joan. 8- 7 Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat
-59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum
10-31 Sustulerunt ergo lapides Judæi, ut lapidarent eum
11-38 Et lapis superpositus erat ei
-39 Ait Jesus : Tollite lapidem
-41 Tulerunt ergo lapidem
20- 1 Et vidit lapidem sublatum a monumento
Act. 4-11 Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis
17-29 Non debemus æstimare, auro... aut lapidi
Rom. 9-32 Offenderunt enim in lapidem offensionis
-33 Ecce pono in Sion lapidem offensionis
1 Cor. 3-12 Si quis a. superædificat... lapides pretiosos
2 Cor. 3- 7 Quod si ministratio mortis, litteris deformata in lapidibus, fuit in gloria
Ephes. 2-20 Ipso summo angulari lapide Christo Jesu
1 Petr. 2- 4 Ad quem accedentes lapidem vivum
- 5 Ipsi tanquam lapides vivi superædificamini
- 6 Ecce pono in Sion lapidem summum angularem
- 7 Lapis quem reprobaverunt ædificantes
- 8 Et lapis offensionis, et petra scandali
Apoc. 4- 3 Similis erat aspectui lapidis jaspidis
17- 4 Inaurata auro, et lapide pretioso
18-12 Merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi
Et omnia vasa de lapide pretioso
-16 Deaurata erat auro, et lapide pretioso
-21 Sustulit unus Angelus fortis lapidem
21-11 Et lumen ejus simile lapidi pretioso tanquam lapidi jaspidis
-18 Erat structura muri ejus ex lapide jaspide
-19 Fundamenta... omni lapide pretioso ornata

LAPPA.

Lappa proprie est herba flosculum habens plenum aculeis, qui injectus in vestem, tenaciter adhæret.

Osee. 9- 6 Urtica hæreditabit, lappa in tabernaculis
10- 8 Lappa et tribulus ascendet super aras eor.

LAPSUS.

Psal. 55-13 Quoniam eripuisti... pedes meos de lapsu
114- 8 Quia eripuit... pedes meos a lapsu
Eccli. 20-20 Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens

LAQUEAR.

3 Reg. 6- 9 Texit quoque domum laquearibus cedrinis
-15 Usque ad laquearia, operuit lignis cedrinis
Cant. 1-16 Laquearia nostra cypressina
Jerem. 22-14 Et facit laquearia cedrina

LAQUEATUS.

Aggæi. 1- 4 Numquid tempus vobis est ut habitetis in domibus laqueatis ?

LAQUEUS.

Josue. 23-13 Sed sint vobis in foveam ac laqueum
2 Reg. 22- 6 Prævenerunt me laquei mortis
Judith. 9-13 Capiatur laqueo oculorum suorum in me
Job. 18- 9 Tenebitur planta illius laqueo
22-10 Propterea circumdatus es laqueis
Psal. 9-16 In laqueo isto, quem absconderunt
H. 10-10 In laqueo suo humiliabit eum
L. 10- 7 Pluet super peccatores laqueos
17- 6 Præoccupaverunt me laquei mortis
24-15 Quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos
30- 5 Educes me de laqueo hoc, quem absconderunt mihi
34- 7 Absconderunt mihi interitum laquei sui
- 8 Veniat illi laqueus, quem ignorat
Et in laqueum cadat in ipsum
56- 7 Laqueum paraverunt pedibus meis
63- 6 Narraverunt ut absconderent laqueos
65-11 Induxisti nos in laqueum
68-23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum
90- 3 Ipse liberavit me de laqueo venantium
118-110 Posuerunt peccatores laqueum mihi
123- 7 Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium
Laqueus contritus est, et nos liberati sumus
139- 6 Absconderunt superbi laqueum mihi
Et funes extenderunt in laqueum
140- 9 Custodi me a laqueo, quem statuerunt mihi
141- 4 In via hac, qua ambulabam, absconderunt laqueum mihi
Prov. 7-23 Velut si avis festinet ad laqueum
11-15 Qui autem cavet laqueos, securus erit
21- 6 Et impingetur ad laqueos mortis
29- 6 Virum iniquum involvet laqueus
Eccle. 7-27 Inveni amariorem morte mulierem, quæ laqueus venatorum est
9-12 Et sicut aves laqueo comprehenduntur
Eccli. 9- 3 Ne forte incidas in laqueos illius
-20 Quoniam in medio laqueorum ingredieris
11-32 Et ut caprea (*inducitur*) in laqueum
27-22 Effugit enim quasi caprea de laqueo
-29 Qui laqueum alii ponit, peribit in illo
-32 Laqueo peribunt qui oblectantur casu justorum
51- 3 Liberasti corpus meum... a laqueo linguæ
Isai. 8-14 In laqueum et in ruinam habitantibus Jerusalem
24-17 Laqueus super te, qui habitator es terræ
-18 Qui se explicaverit de fovea, tenebitur laqueo
42-22 Laqueus juvenum omnes, et in domibus carcerum absconditi sunt
Jerem. 5-26 Laqueos ponentes et pedicas ad capiendos viros

Jerem. 18-22 Et laqueos absconderunt pedibus meis
48-43 Pavor, et fovea, et laqueus super te
-44 Qui conscenderit de fovea, capietur laqueo
-45 In umbra Hesebon steterunt de laqueo fugientes
Thren. 3-47 Formido et laqueus facta est nobis vaticinatio
Osee. 5- 1 Quoniam laqueus facti estis speculationi
9- 8 Propheta laqueus ruinæ factus est
Amos. 3- 5 Numquid cadet avis in laqueum terræ absque aucupe? Numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit
1 *Mac.* 1-37 Et facti sunt in laqueum magnum
5- 4 Qui erant populo in laqueum, et in scand.
Matth. 27- 5 Et abiens laqueo se suspendit (*Judas*)
Luc. 21-35 Tanquam laqueus e. superveniet in omnes
Rom. 11- 9 David dicit : Fiat mensa eorum in laqueum
1 *Cor.* 7-35 Non ut laqueum vobis injiciam
1 *Tim.* 3- 7 Ut non... incidat, et in laqueum diaboli
6- 9 Incidunt in tentation. et in laqueum diaboli
2 *Tim.* 2-26 Et resipiscant a diaboli laqueis

LARGIOR.

Gen. 25- 6 Filiis a. concubinarum largitus est munera
2 *Par.* 14- 6 Nulla... bella surrexerant, pacem Domino largiente
Esth. 2-18 Ac dona largitus est juxta magnificentiam
9-22 Et pauperibus munuscula largirentur
Eccli. 13- 5 Si largitus fueris, assumet te
Isai. 63- 7 Quæ largitus est eis secundum indulgentiam

LARGITAS.

Deut. 30- 9 Et in rerum omnium largitate

LARGITER.

Deut. 33-22 Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan
1 *Reg.* 1-10 Anna... oravit ad Dominum : flens largiter

LARGUS, ISSIMUS, A, UM.

Num. 20-11 Egressæ sunt aquæ largissimæ, ita ut populus biberet et jumenta
1 *Mac.* 3-30 Donaria, quæ dederat ante larga manu

LARUS.

Larus, sive gavia, ut eam vocat Aristoteles, e milvorum genere, natat in aquis, et in aere volat, piscesque prædatur.

Levit. 11-16 Et larum, et accipitrem juxta genus suum
Deut. 14-15 Et larum, atq. accipitrem juxta genus suum

LASCIVIO.

1 *Par.* 13- 9 Bos quippe lasciviens paululum inclinaverat eam
Prov. 7-22 Et quasi agnus lasciviens, et ignorans
Osee. 4-16 Sicut vacca lasciviens declinavit Israël
Amos. 6- 4 Et lascivitis in stratis vestris
- 7 Et auferetur factio lascivientium

LASCIVUS.

Eccli. 20- 7 Lascivus autem et imprudens non servabunt tempus

LASSESCO.

Isai. 44-12 Deficiet, non bibet aquam, et lassescet

LASSITUDO.

Judic. 8- 4 Et præ lassitudine, fugientes persequi non poterant
Isai. 46- 1 Onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem

LASSOR.

Exod. 17-12 Factum est ut manus illius non lassarentur
Judic. 16-16 Et ad mortem usque lassata est
Judith. 7-22 Et cum... his fletibus lassati siluissent
Sap. 5- 7 Lassati sumus in via iniquitatis et perdit.

LASSUS.

Gen. 25-29 Cum venisset Esaü de agro lassus
-30 Da mihi de coctione hac rufa, quia oppido lassus sum
Num. 21-30 Lassi pervenerunt in Nophe, et usq. Medaba
Deut. 25-18 Extremos... qui lassi residebant, ceciderit
Judic. 8-15 Postulas ut demus viris, qui lassi sunt et defecerunt, panes
1 *Reg.* 30- 9 Et lassi quidam substiterunt
-10 Qui lassi transire non poterant torrentem
-21 Qui lassi substiterant, nec sequi potuerant
2 *Reg.* 16-14 Et universus populus cum eo lassus
17- 2 Quippe qui lassus est, et solutis manibus
Esth. 15-10 Lassum super ancillulam reclinavit caput
Job. 4- 3 Docuisti multos, et manus lassas roborasti
22- 7 Aquam lasso non dedisti
Prov. 24-10 Si desperaveris lassus in die angustiæ
25-19 Dens putridus, et pes lassus, qui sperat
Isai. 28-12 Hæc est requies mea, reficite lassum
29- 8 Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est
40-29 Qui dat lasso virtutem
50- 4 Ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo
Jerem. 31-25 Quia inebriavi animam lassam
Thren. 5- 5 Lassis non dabatur requies

LASTHENES.

Anno mundi 3909, *Romæ* 609, *ante J. Ch.* 145. *Vir Cretensis quem instar parentis colebat Demetrius Nicanor, quod ejus ope adjutus, ex Creta cum exercitu veniens regnum majorum suorum recuperasset.*

1 *Mac.* 11-31 Exemplum epistolæ, quam scripsimus Lastheni parenti nostro
-32 Rex Demetrius Lastheni parenti, salutem

LATE.

2 *Par.* 20-24 Vidit procul omnem late regionem plenam cadaveribus
Job. 36-16 Salvabit te de ore angusto latissime

LATENTER.

2 *Reg.* 4- 6 Ingressi sunt autem domum latenter
2 *Mac.* 6-11 Et latenter sabbati diem celebrantes
8- 1 Introibant latenter in castella

LATEO.

Gen. 35-22 Quod illum minime latuit
Exod. 22- 8 Si latet fur, dom. domus applicabitur ad deos
Num. 5-13 Sed latet adulterium, et testibus argui non potest
Deut. 7-20 Donec deleat omnes...qui...latere potuerint
Josue. 2- 8 Necdum obdormierant qui latebant
8-14 Ignorans quod post tergum laterent insidiæ
10-17 Reges latentes in spelunca urbis Maceda
-27 Projecerunt in speluncam, in qua latuerant
Judic. 16- 9 Latentibus apud se insidiis, et in cubiculo
20- 3 Nec latuit filios Benjamin quod ascendissent
1 *Reg.* 24- 4 In interiore parte speluncæ latebant
2 *Reg.* 17-19 Quasi siccans ptisanas : et sic latuit res
18-13 Nequaquam hoc regem latere potuisset
3 *Reg.* 10- 3 Non fuit sermo, qui regem posset latere
1 *Par.* 12- 8 Ad David, cum lateret in deserto
Tobiæ. 1-23 Tobias... cum uxore fugiens, nudus latuit
Judith. 11- 7 Nec hoc latet, quod locutus est Achior
Esth. 2-22 Quod Mardochæum non latuit
Job. 16-19 Neque inveniat in te locum latendi clamor
28-21 Volucres quoque cœli latet
42- 2 Scio quia... nulla te latet cogitatio
Cant. 4- 1 Absque eo quod intrinsecus latet
- 3 Absque eo quod intrinsecus latet
Sap. 1- 8 Qui loquitur iniqua, non potest latere
10- 8 Ut in his, quæ peccaverunt, nec latere potuissent
17- 3 Dum putant se latere in obscuris peccatis
Marc. 7-24 Neminem voluit scire, et non potuit latere
Luc. 8-47 Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit
Act. 26-26 Latere enim eum nihil horum arbitror
Hebr. 13- 2 Per hanc enim latuerunt quidam
2 *Petr.* 3- 5 Latet enim eos hoc volentes, quod cœli erant prius
- 8 Unum vero hoc non lateat vos, charissimi

LATER.

Gen. 11- 3 Venite, faciamus lateres, et coquamus eos igni. Habueruntque lateres pro saxis
Exod. 1-14 Perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateris
5- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres
- 8 Et mensuram laterum, quam prius faciebant, imponetis
-14 Quare non impletis mensuram laterum
-16 Paleæ non dantur nobis, et lateres similiter imperantur
-18 Reddetis consuetum numerum laterum
-19 Non minuetur quidquam de lateribus
2 *Reg.* 12-31 Divisitq. cultris, et traduxit in typo laterum
Judith. 5-10 In luto et latere subjugasset eos
Isai. 9-10 Lateres ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificabimus
16- 7 Qui lætantur super muros cocti lateris
-11 Et viscera mea ad murum cocti lateris
65- 3 Qui immolant in hortis, et sacrificant super lateres
Ezech. 4- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi laterem
Nahum. 3-14 Intra in lutum, et calca, subigens tene laterem

LATERITIUS.

Jerem. 43- 9 In crypta, quæ est sub muro lateritio

LATERNÆ.

Joan. 18- 3 Venit illuc cum laternis, et facibus, et armis

LATIBULUM.

Judic. 20-37 Qui cum repente de latibulis surrexissent
1 *Reg.* 23-23 Considerate et videte omnia latibula ejus
2 *Reg.* 22-12 Posuit tenebras in circuitu suo latibulum
Job. 22-14 Nubes latibulum ejus, nec nostra considerat
37- 8 Ingredietur bestia latibulum
Psal. 17-12 Et posuit tenebras latibulum suum
Isai. 16- 4 Moab, esto latibulum eor. a facie vastatoris

LATINE.

Joan. 19-20 Erat scriptum Hebraïce, Græce, et Latine
Apoc. 9-11 Latine habens nomen Exterminans

LATINUS.

Luc. 23-38 Erat a. et superscriptio scripta super eum litteris Græcis, et Latinis, et Hebraïis

LATITO.

Josue. 2-16 Ibique latitate tribus diebus, donec redeant
10-22 Producite ad me quinque reges, qui in ea latitant
Judic. 9-32 Surge itaque nocte... et latita in agro
21-20 Dixerunt : Ite, et latitate in vineis
1 *Reg.* 23-19 Nonne ecce David latitat apud nos
2 *Reg.* 17- 9 Forsitan nunc latitat in foveis
3 *Reg.* 7-25 Posteriora universa intrinsecus latitabant
4 *Reg.* 7-12 Egressi sunt de castris, et latitant in agris
2 *Par.* 22- 9 Ochoziam, comprehendit latitantem in Samaria
Nahum. 3-18 Latitavit populus tuus in montibus

LATITUDO.

Nomen est putei quem fodit Isaac, pro quo non contenderunt Geraritæ. Itaque vocavit nomen ejus, Latitudo, *Hebraïce*, Latitudines.

Gen. 26-22 Itaque vocavit nomen ejus, Latitudo

LATITUDO.

Gen. 6-15 Sic facies eam... quinquaginta cubitorum latitudo
13-17 Perambula terram... et in latitudine sua
Exod. 25-10 Latitudo, cubitum et dimidium
-17 Et cubitum ac semissem latitudo
-23 Et in latitudine cubitum, et in altitudine
26- 2 Latitudo, quatuor cubitorum erit
- 8 Latitudo (*sagi unius habebit*) quatuor (*cubitos*)
-16 Habeant, et in latitudine singulos ac semissem
27- 1 Et totidem in latitudine, id est, quadrum
-12 In latitudine vero atrii, quod respicit
-13 In ea quoque atrii latitudine, quæ respicit
-18 In latitudine quinquaginta
28-16 Tam in longitudine quam in latitudine
30- 2 Habens... alterum latitudinis
36- 9 Habebat... in latitudine quatuor (*cubitos*)
-15 Et in latitudine cubitos quatuor
-21 Unum ac semis cubitum latitudo retinebat
37- 1 Et cubitum ac semissem in latitudine
- 6 Et cubiti ac semis in latitudine
-10 Et in latitudine unius cubiti
Deut. 3-11 Quatuor latitudinis ad mensuram cubiti
33-20 Et Gad ait : Benedictus in latitudine Gad
34- 3 Latitudinem campi Jericho civitatis Palmarum
2 *Reg.* 22-20 Eduxit me in latitudinem : liberavit me
3 *Reg.* 4-29 Dedit quoque Deus... Salomoni... latitudinem cordis
6- 2 Et viginti cubitos in latitudine
- 3 Juxta mensuram latitudinis templi
Et habebat decem cubitos latitudinis
- 6 Tabulatum quod subter erat, quinque cubitos habebat latitudinis
Et medium tabulatum sex cubitorum latitudinis
Et tertium tabulatum septem habens cubitos latitudinis
-20 Oraculum habebat... viginti cubitos latitudinis
7- 2 Et quinquaginta cubitorum latitudinis
- 6 Et triginta cubitorum latitudinis
-27 Et quatuor cubitorum latitudinis
2 *Par.* 3- 3 Latitudinis cubitos viginti
- 4 Juxta mensuram latitudinis domus
- 8 Longitudinem juxta latitudinem domus, cubitorum viginti
Et latitudinem similiter viginti cubitorum
4- 1 Et viginti cubitorum latitudinis
6-13 Habentem... quinque cubitos latitudinis
1 *Esdr.* 6- 3 Et latitudinem cubitorum sexaginta
Judith. 1- 2 Fecit muros ejus in latitudinem cubitorum

Job. 38-18 Numquid considerasti latitudinem terræ ?
Psal. 17-20 Et eduxit me in latitudinem
117- 5 Et exaudivit me in latitudine Dominus
118-45 Et ambulabam in latitudine
Eccli. 1- 2 Altitudinem cœli, et latitudinem terræ, et profundum abyssi quis dimensus est ?
Isai. 8- 8 Implens latitudinem terræ tuæ, o Emmanuël!
Jerem. 17- 1 Exaratum super latitudinem cordis eorum
Ezech. 40- 5 Mensus est latitudinem ædificii calamo uno
- 6 Et mensus est limen portæ calamo uno latitudinem, id est, limen unum calamo uno in latitudine
-11 Et mensus est latitudinem liminis portæ
-13 Mensus est... latitudinem viginti quinque cubitorum
-19 Mensus est latitudinem a facie portæ infer.
-20 Mensus est tam in longitudine, quam in latitudine
-21 Et latitudinem viginti quinque cubitorum
-25 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-29 Et latitudinis viginti quinque cubitos
-33 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-36 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-42 Et latitudine cubiti unius et dimidii
-47 Latitudine centum cubitorum per quadrum
-48 Et latitudinem portæ trium cubitorum hinc
-49 Et latitudinem undecim cubitorum
41- 1 Mensus est frontes, sex cubitos latitudinis hinc, et sex cubitos inde, latitudinem tabernaculi
- 2 Et latitudo portæ, decem cubitorum erat
Mensus est... latitudinem viginti cubitorum
- 3 Et latitudinem portæ, septem cubitorum
- 4 Et latitudinem ejus viginti cubitorum
- 5 Et latitudinem lateris quatuor cubitorum
- 9 Et latitudinem per parietem lateris
-10 Inter gazophylacia latitudinem viginti cub.
-11 Et latitudinem loci ad orationem
-12 Et ædificium... latitudinis septuaginta cub.
Quinq. cubitorum latitudinis per circuitum
-14 Latitudo autem ante faciem domus
-26 Secundum... latitudinemque parietum
42- 2 Et latitudinis quinquaginta cubitos
- 4 Deambulatio decem cubitorum latitudinis
-10 In latitudine periboli atrii, quod erat contra
-11 Secundum longitud... sic et latitudo eorum
-20 Et latitudinem quingentorum cubitorum
43-13 Et cubitus in latitudine, et definitio ejus
-14 Et latitudo cubiti unius
-16 Per duodecim cubitos latitudinis
-17 Per quatuordecim cubitos latitudinis
45- 1 Latitudine decem millia
- 3 Et latitudinem decem millium
- 5 Et decem millia latitudinis, erunt Levitis
- 6 Dabitis quinque millia latitudinis
48- 8 Viginti quinque millibus latitudinis
- 9 Et latitudo decem millibus
-10 Et ad mare latitudinis decem millia, sed et ad Orientem latitudinis decem millia
-13 Et latitudinis decem millia
Et latitudo decem millium
-15 Quinque millia autem quæ supersunt in latitudine
Dan. 3- 1 Latitudine cubitorum sex, et statuit
Osee. 4-16 Pascet eos Dom., quasi agnum in latitudine
Habac. 1- 6 Ambulantem super latitudinem terræ
Zach. 2- 2 Et videam quanta sit latitudo ejus
5- 2 Et latitudo ejus decem cubitorum
2 *Mac.* 12-16 Adjacens stagnum stadiorum duorum latitudinis
Ephes. 3-18 Ut possitis comprehendere... quæ sit latitudo
Apoc. 20- 8 Et ascenderunt super latitudinem terræ
21-16 Longitudo ejus tanta est quanta et latitudo
Et longitudo, et altitudo, et latitudo ejus, æqualia sunt

LATOMUS.

3 *Reg.* 5-15 Octoginta millia latomorum in monte
1 *Par.* 22- 2 Constituit ex eis latomos ad cædendos lapides et poliendos
-15 Habes... latomos et cæmentarios
1 *Esdr.* 3- 7 Dederunt a. pecunias latomis et cæment.

LATRINÆ.

4 *Reg.* 10-27 Et fecerunt pro ea latrinas

LATRO. *Verbum.*

Judith. 11-15 Et non latrabit vel unus canis contra te
Isai. 56-10 Canes muti non valentes latrare

LATRO. *Substantiv.*

Deut. 22-26 Sicut latro consurgit contra fratrem suum
2 *Reg.* 3-22 Cæsis latronibus, cum præda magna nimis
4- 2 Duo autem viri principes latronum erant filio Saül
3 *Reg.* 11-24 Et factus est princeps latronum cum interficeret eos David
4 *Reg.* 6-23 Et ultra non venerunt latrones Syriæ
2 *Par.* 22- 1 Interfecerant latrones Arabum
Job. 19-12 Simul venerunt latrones ejus
Prov. 23-28 Insidiatur in via quasi latro
Eccli. 36-28 Quasi succinctus latro exiliens de civitate
Jerem. 3- 2 Expectans eos quasi latro in solitudine
7-11 Numquid ergo spelunca latronum facta est
18-22 Adduces enim super eos latronem repente
Baruc. 6-14 Se a. de bello, et a latronibus non liberat
-17 Ne a latronibus expolientur
-56 Non a furibus, neque a latronibus se liberabunt dii lignei
Ezech. 18-10 Quod si genuerit filium latronem effundentem sanguinem
Osee. 6- 9 Et quasi fauces virorum latronum
Abdiæ. - 5 Si fures introissent ad te, si latrones per noct.
Mich. 5- 1 Nunc vastaberis, filia latronis
Matth. 21-13 Vos a. fecistis illam speluncam latronum
26-55 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
27-38 Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones
-44 Idipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei
Marc. 11-17 Vos a. fecistis eam speluncam latronum
14-48 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
15-27 Et cum eo crucifigunt duos latrones
Luc. 10-30 Incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum
-36 Quis... videtur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latrones?
19-46 Vos a. fecistis illam speluncam latronum
22-52 Quasi ad latronem existis cum gladiis
23-33 Ibi crucifixerunt eum ; et latrones
-39 Unus a. de his, qui pendebant, latronibus
Joan. 10- 1 Qui non intrat per ostium... ille fur est, et latro
- 8 Omnes quotquot venerunt, fures sunt, et latrones
18-40 Erat autem Barabbas latro
2 *Cor.* 11-26 Periculis fluminum, periculis latronum

LATROCINANS.

Judic. 11- 3 Congregatique sunt ad eum viri inopes, et latrocinantes

LATROCINIUM.

Judic. 9-25 Exercebant latrocinia, agentes prædas

LATRUNCULUS.

1 *Reg.* 30- 8 Persequar latrunculos hos, et comprehend.
-23 Custodivit nos, et dedit latrunculos
4 *Reg.* 5- 2 Porro de Syria egressi fuerant latrunculi
13-20 Latrunculi a. de Moab venerunt in terram
-21 Viderunt latrunculos, et projecerunt cadav.
24- 2 Immisitq. eis Dom. latrunculos Chaldæorum, et latrunculos Syriæ, et latrunculos Moab, et latrunculos filiorum Ammon
1 *Par.* 12-21 Hi præbuerunt auxilium David adversus latrunculos
Osee. 7- 1 Fur ingressus est spolians, latrunculus foris

LATUS. *Substantiv.*

Gen. 6-16 Ostium autem arcæ pones ex latere
Exod. 25-12 Duo circuli sint in latere uno, et duo in alt.
-14 Inducesque per circulos qui sunt in arcæ lateribus
-19 Cherub unus sit in latere uno
-20 Utrumque latus propitiatorii tegant expandentes alas
-32 Sex calami egredientur de lateribus, tres ex uno latere, et tres ex altero
26- 4 Ansulas hyacinthinas in lateribus... facies
-13 Utrumque latus tabernaculi protegens
-17 In lateribus tabulæ, duæ incastraturæ fient
-18 Quarum viginti erunt in latere Meridiano
-20 In latere quoque secundo tabernaculi
-26 Ad continendas tabulas in uno latere tabern.
-35 Candelabrum in latere tabernaculi Merid.
27- 7 Eruntq. ex utroq. latere altaris ad portand.
- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in longitudine
-11 Similiter et in latere Aquilonis
-14 Tentoria lateri uno deputabuntur
-15 Et in latere altero erunt tentoria
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
-12 Pones in utroque latere superhumeralis
-25 Duobus copulabis uncinis in utroque latere
-27 Qui ponendi sunt in utroque latere
30- 4 Sub corona per singula latera
36-11 In ora cortinæ unius ex utroque latere
-24 Ubi incastraturæ laterum in angulis terminantur
Exod. 36-31 Ad continendas tabulas unius lateris tabern.
-32 Ad alterius lateris coaptandas tabulas
37- 3 Duos annulos in latere uno, et duos in altero
-18 Sex in utroque latere, tres calami ex parte
-27 Sub corona per singula latera
38- 7 Qui in lateribus altaris eminebant
-14 Cum basibus suis, unum tenebat latus
39- 4 Copulatas in utroque latere summitatum
- 7 Posuitque eos in lateribus superhumeralis
-16 Annulos posuerunt in utroque latere rationalis
Levit. 1-11 Immolabitque ad latus altaris
Num. 8- 4 Ex utroque calamorum latere nascebantur
22-27 Vehementius cædebat fuste latera ejus
33-55 Erunt vobis quasi... lanceæ in lateribus
Deut. 31-26 Ponite eum in latere arcæ fœderis Dom.
Josue. 12- 9 Rex Haï, quæ est ex latere Bethel, unus
15- 8 Ascenditq... ex latere Jebusæi ad Meridiem
-10 Transitque juxta latus montis Jarim
-11 Et pervenit contra Aquilonem partis Accaron ex latere
18-12 Pergens juxta latus Jericho Septentrionalis
-16 Juxta latus Jebusæi ad Austrum
-18 Pertransit ex latere Aquilonis ad campestria
23-13 Et offendiculum ex latere vestro
Judic. 11-18 Et circuivit ex latere terram Edom
19- 1 Fuit quidam vir Levites habitans in latere montis Ephraïm
Ruth. 2-14 Sedit itaque ad messorum latus
1 *Reg.* 6- 8 Ponetis in capsellam ad latus ejus
20-25 Et sedit Abner ex latere Saül
23-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
David a. et viri ejus erant in latere montis
2 *Reg.* 2-16 Defixit gladium in latus contrarii
13-34 Ecce populus multus veniebat per iter devium ex latere montis
16- 6 A dextro et a sinistro latere regis incedebant
-13 Per jugum montis ex latere... gradiebatur
20-10 Joab, qui percussit eum in latere
21-14 Sepelierunt ea... in latere, in sepulcro Cis
3 *Reg.* 3-20 Tulit filium meum de latere meo
6- 5 Et fecit latera in circuitu
- 8 Ostium lateris medii in parte erat...
4 *Reg.* 16-14 Posuitq. illud ex latere altaris ad Aquilonem
2 *Par.* 4-10 Porro mare posuit in latere dextro
26- 9 Et reliquas in eodem muri latere
Judith. 1- 3 Latus utrumque vicenorum pedum spatio tendebatur
6- 4 Gladius militiæ meæ transiet per latera tua
- 9 Illi autem divertentes a latere montis
13-28 Gladio perforari præcipiam latera tua
Job. 15-27 Et de lateribus ejus arvina dependet
31-20 Si non benedixerunt mihi latera ejus
Psal. 47- 3 Latera Aquilonis, civitas Regis magni
90- 7 Cadent a latere tuo mille, et decem millia
127- 3 Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tuæ
Prov. 3-26 Dominus enim erit in latere tuo
Eccli. 30-12 Tunde latera ejus dum infans est
42- 5 Et servo pessimo latus sanguinare
Isai. 14-13 Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis
60- 4 Et filiæ tuæ de latere surgent
Jerem. 20-10 Pacifici mei, et custodientes latus meum
Ezech. 4- 4 Et tu dormies super latus tuum sinistrum
- 6 Dormies super latus tuum dexterum
- 8 Non te convertes a latere tuo in latus aliud
- 9 Dierum quibus dormies super latus tuum
34-21 Pro eo quod lateribus... impingebatis
38- 6 Latera Aquilonis, et totum robur ejus
-15 Venies de loco tuo a lateribus Aquilonis
39- 2 Ascendere te faciam de lateribus Aquilonis
40-40 Ad latus exterius, quod ascendit ad ostium
Et ad latus alterum ante vestibulum portæ
-41 Per latera portæ octo mensæ erant
-44 In latere portæ respicientis ad Aquilonem
Una ex latere portæ Orientalis
41-2 Et latera portæ quinque cubitis hinc
- 5 Et latitudinem lateris quatuor cubitorum
- 6 Latera autem, latus ad latus, bis triginta tria
Erant eminentia.. in lateribus per circuitum
- 8 Fundata latera ad mensuram calami
- 9 Et latitudinem per parietem lateris
Et erat interior domus in lateribus domus
-11 Et ostium lateris ad orationem
-26 Secund. latera domus latitudinemq. pariet.
43-16 Quadrangulatum æquis lateribus
45- 7 A latere maris usque ad mare, et a latere Orientis usque ad Orientem
46-19 Per ingressum, qui erat ex latere portæ
47- 1 Aquæ autem descendebant in latus templi
- 2 Ecce aquæ redundantes a latere dextro
Dan. 6- 4 Ut invenirent Danieli ex latere regis
Joan. 19-34 Sed unus militum lancea latus ejus aperuit
20-20 Ostendit eis manus, et latus

Joan. 20-25 Nisi... mittam manum meam in latus ejus
-27 Affer manum tuam, et mitte in latus m.
Act. 12- 7 Percussoque latere Petri, excitavit eum

LATUS, A, UM.

Gen. 34-21 Quæ spatiosa et lata cultoribus indiget
Num. 33-54 Pluribus dabitis latiorem, et paucis august.
Josue. 5- 6 Per quadraginta annos itineris latissimæ solitudinis
13- 1 Terraque latissima derelicta est
Judic. 18-10 Intrabimus ad securos, in regionem latissimam
1 Par. 4-40 Inveneruntq... terram latissimam et quiet.
2 Esdr. 3- 8 Dimiserunt Jerusalem usque ad murum plateæ latioris
4-19 Opus grande est et latum
7- 4 Civitas autem erat lata nimis et grandis
9-35 Et in terra latissima et pingui
12-37 Et usque ad murum latissimum
Esth. 1-20 Et hoc in omne (quod latissimum est)
Job. 11- 9 Longior terra mensura ejus, et latior mari
37-10 Et rursum latissimæ funduntur aquæ
Psal. 118-96 Latum mandatum tuum nimis
Isai. 22-18 Quasi pilam mittet te in terram latam et spatiosam
33-21 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes
Jerem. 22-14 Qui dicit: Ædificabo mihi domum latam
51-58 Murus Babylonis iste latissimus suffossione suffodietur
Ezech. 17- 6 Crevit in vineam latiorem humili statura
23-32 Calicem sororis tuæ bibes profund. et latum
40- 7 Et uno calamo in latum
41- 7 Idcirco latius erat templum in superioribus
46-22 Et triginta per latum
Amos. 6- 2 Si latior terminus eorum termino vestro est
Matth. 7-13 Quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem

LATUSIM et LATUSSIM.

Filius secundus Dadan filii Jecsan filii Abrahæ ex Cetura.

Gen. 25- 3 Filii Dadan fuerunt Assurim, et Latusim
1 Par. 1-32 Filii a. Dadan: Assurim, et Latussim

LAUDABILIS, E.

Exod. 15-11 Terribilis atque laudabilis, faciens mirabilia
Levit. 19-24 Omnis fructus eorum sanctificabitur laudabilis Domino
2 Reg. 22- 4 Laudabilem invocabo Dominum
1 Par. 16-25 Quia magnus Dominus, et laudabilis nimis
Psal. 47- 2 Magnus Dominus, et laudabilis nimis
95- 4 Quon. magnus Dominus, et laudabilis nimis
112- 3 Usq. ad occasum, laudabile nomen Domini
144- 3 Magnus Dominus, et laudabilis nimis
Eccli. 37-25 Et fructus sensus illius laudabilis
Jerem. 49-25 Quomodo dereliquerunt civitat. laudabilem
Dan. 3-26 Et laudabile et gloriosum nomen tuum
-52 Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus
Et laudabile, et superexaltatum in o. sæculis
-55 Et laudabilis, et superexaltatus in sæcula
-56 Et laudabilis et gloriosus in sæcula

LAUDATIO.

Job. 37-22 Venit, et ad Deum formidolosa laudatio
Psal. 9-15 Ut annuntiem o. laudationes tuas in portis
55-12 In me sunt, Deus, vota tua, quæ reddam, laudationes tibi
110-10 Laudatio ejus manet in sæculum sæculi
144- 1 Laudatio ipsi David. Exaltabo te, Deus
-21 Laudationem Domini loquetur os meum
146- 1 Deo nostro sit jucunda decoraque laudatio
Prov. 11-10 Et in perditione impiorum erit laudatio
Isai. 44-23 Resonate, montes, laudationem
60-18 Et occupabit salus muros tuos, et portas tuas laudatio

LAUDO.

Gen. 12-15 Et laudaverunt eam apud illum
49- 8 Juda, te laudabunt fratres tui
Levit. 9-24 Laudaverunt Dom., ruentes in facies suas
Deut. 32-43 Laudate, gentes, populum ejus
Josue. 22-33 Et laudaverunt Deum filii Israël
Judic. 16-24 Quod etiam populus videns, laudabat deum
1 Par. 16- 4 Atque laudarent Dominum Deum Israël
-10 Laudate nomen sanctum ejus
-33 Tunc laudabunt ligna saltus coram Dom.
25- 3 Prophetabat super... laudantes Dominum
29-13 Et laudamus nomen tuum inclytum
2 Par. 5-13 Ita ut cum Dominum laudare cœpissent
7- 3 Adoraverunt, et laudaverunt Dominum
- 6 Quæ fecit David rex ad laudandum Dom.
8-14 Ut laudarent, et ministrarent coram sacerdotibus
2 Par. 20-19 Laudabant Dominum Deum Israël voce magna
-21 Statuit cantores Domini, ut laudarent eum in turmis suis
23-12 Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet.. laudantium regem
-13 Vocemq. laudantium, scidit vestimenta sua
29-30 Ut laudarent Dominum sermonibus David
Qui laudaverunt eum magna lætitia
30-21 Laudantes Dominum per singulos dies
-22 Et laudantes Dom. Deum patrum suorum
1 Esdr. 3-10 Ut laudarent Deum per manus David regis Israël
-11 Vociferabatur clamore magno in laudando Dominum
2 Esdr. 5-13 Dixit universa multitudo: Amen. Et laudaverunt Deum
6-19 Sed et laudabant eum coram me
11-17 Filius Asaph, princeps ad laudandum
12-24 Ut laudarent et confiterentur juxta præceptum David viri Dei
-31 Et statui duos magnos choros laudantium
-39 Steteruntque duo chori laudantium in domo Dei
-45 In carmine laudantium et confitentium Deo
Tobiæ. 13- 3 Et in conspectu gentium laudate eum
Judith. 13-17 Dixit Judith: Laudate Dom. Deum nostrum
Esth. 13-17 Ut viventes laudemus nomen tuum, Domine
14- 9 Et claudere ora laudantium te
-10 Et laudent idolorum fortitudinem
Job. 38- 7 Cum me laudarent simul astra matutina
Ps. H. 10- 3 Quoniam laudatur peccator in desideriis animæ suæ
17- 4 Laudans invocabo Dominum
21-23 In medio ecclesiæ laudabo te
-24 Qui timetis Dominum laudate eum
-27 Laudabunt Dominum qui requirunt eum
33- 3 In Domino laudabitur anima mea
34-18 In populo gravi laudabo te
43- 9 In Deo laudabimur tota die
55- 5 In Deo laudabo sermones meos
-11 In Deo laudabo verbum
In Domino laudabo sermonem
62- 4 Labia mea laudabunt te
- 6 Et labiis exultationis laudabit os meum
-12 Laudabuntur omnes qui jurant in eo
63-11 Et laudabuntur omnes recti corde
68-31 Laudabo nomen Dei cum cantico
-35 Laudent illum cœli et terra, mare, et omnia
73-21 Pauper et inops laudabunt nomen tuum
83- 5 In sæcula sæculorum laudabunt te
99- 4 Laudate nomen ejus: (-5) quoniam suavis
101- 9 Et qui laudabant me, adversum me jurabant
-19 Populus, qui creabitur, laudabit Dominum
104- 3 Laudamini in nomine sancto ejus
105- 5 Ut lauderis cum hæreditate tua
-12 Et laudaverunt laudem ejus
106-32 In cathedra seniorum laudent eum
108-30 In medio multorum laudabo eum
112- 1 Laudate, pueri, Dominum: laudate nomen Domini
113-17 Non mortui laudabunt te, Domine
116- 1 Laudate Dominum, omnes gentes: laudate eum, omnes populi
118-175 Vivet anima mea, et laudabit te
134- 1 Laudate nomen Dom., laudate, servi, Dom.
- 3 Laudate Dominum, quia bonus Dominus
144- 2 Et laudabo nomen tuum in sæculum
- 4 Generatio et generatio laudabit opera tua
145- 1 Lauda, anima mea, Dominum
- 2 Laudabo Dominum in vita mea
146- 1 Laudate Dominum, quoniam bonus est Psalmus
147- 1 Lauda, Jerusalem, Dominum: lauda Deum tuum, Sion
148- 1 Laudate Dominum de cœlis: laudate eum in excelsis
- 2 Laudate eum, omnes Angeli ejus: laudate eum, omnes Virtutes ejus
- 3 Laudate eum, sol et luna: laudate eum, omnes stellæ, et lumen
- 4 Laudate eum, cœli cœlorum
- 5 Laudent nomen Domini
- 7 Laudate Dominum de terra, dracones
-12 Senes cum junioribus laudent nomen Dom.
149- 3 Laudent nomen ejus in choro
150- 1 Laudate Dominum in sanctis ejus
Laudate eum in firmamento virtutis ejus
- 2 Laudate eum in Virtutibus ejus
Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus
- 3 Laudate eum in sono tubæ: laudate eum in psalterio, et cithara
- 4 Laudate eum in tympano, et choro: laudate eum in chordis, et organo
Psal. 150- 5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus
Laudate eum in cymbalis jubilationis
- 6 Omnis spiritus laudet Dominum. Alleluia
Prov. 24-25 Qui arguunt eum, laudabuntur
27- 2 Laudet te alienus, et non os tuum
-21 Sic probatur homo ore laudantis
28- 4 Qui derelinquunt legem, laudant impium
-20 Vir fidelis multum laudabitur
29- 6 Et justus laudabit atque gaudebit
31-28 Vir ejus, et laudavit eam
-30 Mulier timens Dominum, ipsa laudabitur
-31 Et laudent eam in portis opera ejus
Eccle. 4- 2 Et laudavi magis mortuos, quam viventes
8-10 Et laudabantur in civitate quasi justorum operum
-15 Laudavi igitur lætitiam, quod non esset
Cant. 6- 8 Reginæ et concubinæ, et laudaverunt eam
Sap. 10-20 Et victricem manum tuam laudaverunt pariter
Prolog. Eccli. In quibus oportet laudare Israël
Eccli. 9-24 In manu artificum opera laudabuntur
11- 2 Non laudes virum in specie sua
-30 Ante mortem ne laudes hominem quemqu.
17-27 Vivus et sanus confiteberis, et laudabis Deum
21-18 Verbum sapiens quodcumq. audierit scius, laudabit
24- 1 Sapientia laudabit animam suam
27- 8 Ante sermonem non laudes virum
30- 2 Qui docet filium suum, laudabitur in illo
31- 9 Quis est hic, et laudabimus eum?
37-27 Vir sapiens implebitur benedictionibus, et videntes illum laudabunt
44- 1 Laudemus viros gloriosos, et parentes nost.
47- 7 Et laudavit eum in benedictionibus Dom.
-10 De omni corde suo laudavit Dominum
-12 Ut laudarent nomen sanctum Domini
51- 8 Laudabit usque ad mortem anima mea Do.
-15 Laudabo nomen tuum assidue, et collaudabo
-30 Et in ipsa laudabo eum
Isai. 12- 6 Exulta et lauda, habitatio Sion
24-14 Hi levabunt vocem suam, atque laudabunt
25- 3 Super hoc laudabit te populus fortis
26-19 Et laudate, qui habitatis in pulvere
35- 2 Germinabit, et exultabit lætabunda et laudans
38-18 Quia non infernus confitebitur tibi, neque mors laudabit te
42-11 Laudate, habitatores Petræ, de vertice
44-23 Laudate, cœli, quoniam misericordiam fecit Dominus
45-26 Justificabitur, et laudabitur omne semen
49-13 Laudate, cœli, et exulta, terra, jubilate
51-11 Revertentur, et venient in Sion laudantes
52- 8 Levaverunt vocem, simul laudabunt
- 9 Gaudete, et laudate simul, deserta Jerusal.
54- 1 Lauda, sterilis quæ non paris: decanta
61- 7 Pro confusione... laudabunt partem suam
62- 9 Comedent, et laudabunt Dominum
64-11 Ubi laudaverunt te patres nostri
65-14 Servi mei laudabunt præ exultatione cordis
Jerem. 4- 2 Benedicent eum gentes, ipsumq. laudabunt
20-13 Cantate Domino, laudate Dominum
31-12 Et venient, et laudabunt in monte Sion
51-48 Et laudabunt super Babylonem cœli et terra
Thren. 2-19 Lauda in nocte, in principio vigiliarum
Baruc. 2-32 Et laudabunt me in terra captivitatis suæ
3- 6 Et laudabimus te, Domine
- 7 Et laudemus te in captivitate nostra
Dan. 2-23 Tibi, Deus patrum n., confiteor, teque laudo
3-24 Et ambulabant in medio flammæ laudantes Deum
-51 Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant
-57 Benedicite, omnia opera Domini, Domino:
-58 Benedicite, Angeli Domini, Domino:
-59 Benedicite, cœli, Domino:
-60 Benedicite, aquæ omnes, quæ super cœlos sunt, Domino:
-61 Benedicite, omnes Virtutes Domini, Domino:
-62 Benedicite, sol et luna, Domino:
-63 Benedicite, stellæ cœli, Domino:
-64 Benedicite, omnis imber et ros, Domino:
-65 Benedicite, omnes Spiritus Dei, Domino:
-66 Benedicite, ignis et æstus, Domino:
-67 Benedicite, frigus et æstus, Domino:
-68 Benedicite, rores et pruina, Domino:
-69 Benedicite, gelu et frigus, Domino:
-70 Benedicite, glacies et nives, Domino:
-71 Benedicite, noctes et dies, Domino:
-72 Benedicite, lux et tenebræ, Domino:
-73 Benedicite, fulgura et nubes, Domino:
} laudate et superexaltate eum in sæcula

Dan. 3-74 Benedicat terra Dominum : laudet et superexaltet eum in sæcula
-75 Benedicite, montes et colles, Domino :
-76 Benedicite, universa germinantia in terra, Domino :
-77 Benedicite, fontes, Domino :
-78 Benedicite, maria et flumina, Domino :
-79 Benedicite, cete, et omnia quæ moventur in aquis, Domino :
-80 Benedicite, omnes volucres cœli, Domino :
-81 Benedicite, omnes bestiæ et pecora, Domino :
-82 Benedicite, filii hominum, Domino :
(-75 à -82 : laudate et superexaltate eum in sæcula)
-83 Benedicat Israël Dominum : laudet et superexaltet eum in sæcula
-84 Benedicite, sacerdotes Domini, Domino :
-85 Benedicite, servi Domini, Domino :
-86 Benedicite, spiritus et animæ justorum, Domino :
-87 Benedicite, sancti et humiles corde, Domino :
-88 Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, Domino :
(-84 à -88 : laudate et superexaltate eum in sæcula)
-90 Laudate et confitemini ei, quia in omnia sæcula misericordia ejus
4-31 Et viventem in sempiternum laudavi
-34 Nunc igitur ego Nabuchodonosor laudo
5- 4 Et laudabant deos suos aureos : et argenteos
-23 Deos q. argenteos, et aureos... laudasti
13-63 Laudaverunt Deum pro filia sua Susanna
Joel. 2-26 Et laudabitis nomen Domini Dei vestri
Soph. 3-14 Lauda, filia Sion : jubila, Israël : lætare
Zach. 2-10 Lauda, et lætare, filia Sion : quia ecce ego venio
Luc. 2-13 Multitudo militiæ cœlest., laudantium Deum
-20 Glorificantes, et laudantes Deum, in omnibus
16- 8 Et laudavit Dominus villicum iniquitatis
19-37 Cœperunt... laudare Deum voce magna
24-53 Laudantes et benedicentes Deum. Amen
Act. 3- 8 Ambulans, et exiliens, et laudans Deum
- 9 Et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem Deum
16-25 Paulus et Silas orantes laudabant Deum
Rom. 15-11 Et iterum : Laudate, omnes gentes, Dom.
1 Cor. 11- 2 Laudo autem vos, fratres, quod per omnia mei memores estis
-17 Non laudans, quod non in melius, sed in deterius convenitis
-22 Quid dicam vobis ? Laudo vos ? In hoc non laudo
Hebr. 2-12 In medio Ecclesiæ laudabo te

LAUS.

Exod. 15- 2 Fortitudo mea, et laus mea Dominus
Deut. 10-21 Ipse est laus tua, et Deus tuus, qui fecit
26-19 Quas creavit in laudem, et nomen, et gloriam
1 Par. 29-11 Tua est, Domine... victoria : et tibi laus
2 Par. 20-22 Cumque cœpissent laudes canere
29-27 Cœperunt laudes canere Dom., et clangere
-31 Offerte victimas, et laudes in domo Domini
Obtulit ergo universa multitudo hostias, et laudes
33-16 Immolavit super illud victimas, et pacifica, et laudem
2 Esdr. 9- 5 Benedicant... in omni benedictione et laude
Tobiæ. 8-19 Sacrificium tibi laudis tuæ, et suæ sanitatis
Judith. 13-25 Ut non recedat laus tua de ore hominum
Esth. 16- 5 Cuncta agunt ut omnium laude digni sint
Job. 3- 7 Sit nox illa solitaria, nec laude digna
20- 5 Quod laus impiorum brevis sit
Psal. 8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
21- 4 Tu autem in sancto habitas, laus Israël
-26 Apud te laus mea in ecclesia magna
25- 7 Ut audiam vocem laudis, et enarrem
33- 2 Semper laus ejus in ore meo
34-28 Lingua mea meditabitur... tota die laudem
47-11 Sic et laus tua in fines terræ
49-14 Immola Deo sacrificium laudis
-23 Sacrificium laudis honorificabit me
50-17 Et os meum annuntiabit laudem tuam
65- 2 Date gloriam laudi ejus
- 8 Auditam facite vocem laudis ejus
68-31 Et magnificabo eum in laude
70- 8 Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam
-14 Et adjiciam super omnem laudem tuam
71-20 Defecerunt laudes David filii Jesse
75- 1 In finem, in laudibus, Psalmus Asaph
77- 4 Narrantes laudes Domini, et virtutes ejus
78-13 In generationem... annuntiabimus laudem
Psal. 90- 1 Laus cantici David
92- 1 Laus cantici ipsi David, in die ante sabbatum
94- 1 Laus cantici ipsi David
101-22 Ut annuntient... laudem ejus in Jerusalem
105- 2 Auditas faciet omnes laudes ejus
-12 Et laudaverunt laudem ejus
-47 Et gloriemur in laude tua
106-22 Et sacrificent sacrificium laudis
108- 1 Deus, laudem meam ne tacueris
115-17 Tibi sacrificabo hostiam laudis
117-14 Fortitudo mea, et laus mea Dominus
118-164 Septies in die laudem dixi tibi
149- 1 Laus ejus in ecclesia sanctorum
Prov. 10- 7 Memoria justi cum laudibus
Sap. 15-19 Effugerunt autem Dei laudem, et benedict.
18- 9 Patrum jam decantantes laudes
Eccli. 6-35 Et proverbia laudis non effugiant a te
15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
-10 Sapientiæ enim Dei astabit laus
24- 4 Et in multitudine electorum, habebit laudem
39-14 Et laudem ejus enuntiabit ecclesia
43-33 Major enim est omni laude
44- 7 Et in diebus suis habentur in laudibus
- 8 Reliquerunt nomen narrandi laudes eorum
-15 Et laudem eorum nuntiet ecclesia
45-19 Et habere laudem, et glorificare populum
51-17 Et laudem dicam tibi, et benedicam nomini
-37 Et non confundemini in laude ipsius
Isai. 12- 2 Quia fortitudo mea, et laus mea Dominus
24-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam
35-10 Et venient in Sion cum laude
42- 8 Non dabo, et laudem meam sculptilibus
-10 Laus ejus ab extremis terræ
-12 Et laudem ejus in insulis nuntiabunt
43-21 Laudem meam narrabit
48- 9 Et laude mea infrenabo te, ne intereas
49-13 Exulta, terra : jubilate, montes, laudem
51- 3 Invenietur in ea, gratiar. actio et vox laudis
54- 1 Decanta laudem, et hinni, quæ non pariebas
55-12 Montes et colles cantabunt coram vobis laudem
60- 6 Thus deferentes : et laudem Domino annuntiantes
61- 3 Pallium laudis pro spiritu mœroris
-11 Deus germinabit justitiam et laudem coram universis gentibus
62- 7 Donec ponat Jerusalem laudem in terra
63- 7 Laudem Domini super omnibus
Jerem. 7-16 Nec assumas pro eis laudem et orationem
11-14 Et ne assumas pro eis laudem et orationem
13-11 Et in nomen, et in laudem, et in gloriam
17-14 Quoniam laus mea tu es
30-19 Et egredietur de eis laus, voxque ludentium
33- 9 Erit mihi in nomen, et in gaudium, et in laudem
Amos. 4- 5 Et sacrificate de fermentato laudem
Jonæ. 2-10 Ego autem in voce laudis immolabo tibi
Mich. 2- 9 A parvulis earum tulistis laudem meam
Habac. 3- 3 Et laudis ejus plena est terra
Soph. 3-17 Exultabit super te in laude
-19 Et ponam eos in laudem et in nomen
-20 Et in laudem omnibus populis terræ
1 Mac. 4-56 Obtulerunt... sacrificium salutaris et laudis
13-51 Cum laude, et ramis palmarum, et cinyris
2 Mac. 4-22 Cum facularum luminibus et laudibus ingressus est
Matth. 21-16 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Luc. 18-43 Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo
Rom. 2-29 Cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est
13- 3 Bonum fac; et habebis laudem ex illa
1 Cor. 4- 5 Et tunc laus erit unicuique a Deo
2 Cor. 8-18 Misimus... fratrem, cujus laus est in Evangelio
Ephes. 1- 6 In laudem gloriæ gratiæ suæ
-12 Ut simus in laudem gloriæ ejus nos
-14 In laudem gloriæ ipsius
Philip. 1-11 In gloriam et laudem Dei
4- 8 Si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate
Hebr. 13-15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis
1 Petr. 1- 7 Inveniatur in laudem et gloriam et honorem
2-14 Ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum
Apoc. 19- 5 Laudem dicite Deo nostro, omnes servi ejus

LAVACRUM.

Cant. 4- 2 Quæ ascenderunt de lavacro
6- 5 Quæ ascenderunt de lavacro
Ephes. 5-26 Mundans lavacro aquæ in verbo vitæ
Tit. 3- 5 Per lavacrum regenerationis et renovationis

LAVATIO.

Eccli. 34-30 Quid proficit lavatio illius ?

LAVO.

Gen. 18- 4 Sed afferam pauxillum aquæ, et lavate pedes vestros
19- 2 Lavate pedes vestros, et mane proficiscemini
24-32 Deditque... aquam ad lavandos pedes ejus
43-24 Attulit aquam, et laverunt pedes suos
-31 Rursumque lota facie egressus, continuit se
49-11 Lavabit in vino stolam suam
Exod. 2- 5 Ecce autem descendebat filia Pharaonis ut lavaretur in flumine
19-10 Hodie, et cras, laventque vestimenta sua
-14 Cumque lavissent vestimenta sua
29- 4 Cumque laveris patrem cum filiis suis aqua
-17 Lotaque intestina ejus ac pedes pones super
30-18 Facies et labrum æneum... ad lavandum
-19 Lavabunt in ea Aaron et filii ejus manus s.
40-12 Et lotos aqua, (-13) indues sanctis vestibus
-29 Laveruntque Moyses et Aaron ac filii ejus manus suas et pedes
Levit. 1- 9 Intestinis et pedibus lotis aqua
-13 Intestina vero et pedes lavabunt aqua
6-27 Si de sanguine illius vestis fuerit aspersa, lavabitur in loco sancto
-28 Defricabitur, et lavabitur aqua
8- 6 Statimque obtulit Aaron et filios ejus. Cumque lavisset eos
-21 Lotis prius intestinis et pedibus
9-14 Lotis aqua prius intestinis et pedibus
11-25 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque ad occasum solis
-28 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit
-40 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit
13- 6 Lavabitque homo vestimenta sua, et mundus erit
-34 Lotisque vestibus suis mundus erit
-54 Præcipiet, et lavabunt id in quo lepra est
-56 Postquam vestis est lota, abrumpet eum
-58 Si cessaverit, lavabit aqua ea, quæ pura sunt
14- 8 Cumque laverit homo vestimenta sua, radet om. pilos corporis, et lavabitur aqua
- 9 Et lotis rursum vestibus et corpore
-47 Et comederit quippiam, lavabit vestimenta
15- 5 Si quis hominum tetigerit lectum
- 6 Si sederit ubi ille sederat
- 7 Qui tetigerit carnem ejus
- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit
-10 Qui portaverit horum aliquid
-11 Omnis, quem tetigerit qui talis est, non lotis ante manibus
-22 Qui tetigerit lectum ejus
-27 Quicumque tetigerit ea
(15-5 à -27 : lavabit vestimenta sua et... lotus aqua, immundus erit usq. ad vesperum)
(*bis*) 15-12 Vas autem ligneum lavabitur aqua
-13 Et lotis vestibus et toto corpore in aquis viventibus
-16 Vir de quo egreditur semen coïtus, lavabit aqua omne corpus suum
-17 Vestem et pellem, quam habuerit, lavabit
-18 Mulier, cum qua coierit, lavabitur aqua
-23 Lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua
16- 4 Quibus cunctis, cum lotus fuerit, induetur
-24 Lavabit carnem suam in loco sancto
-26 Lavabit vestimenta sua, et carnem aqua
-28 Lavabit vestimenta sua et corpus aqua
17-15 Lavabit vestimenta sua et semetipsum aqua
-16 Quod si non laverit vestimenta sua et corpus
22- 6 Sed cum laverit carnem suam aqua
Num. 8- 7 Cumque laverint vestimenta sua
-21 Purificatiq. sunt, et laverunt vestimenta sua
19- 7 Lotis vestibus et corpore suo
- 8 Lavabit vestimenta sua et corpus
-10 Cumque laverit, qui vaccæ portaverat cineres, vestimenta sua
-19 Lavabit et se et vestimenta sua
-21 Ipse quoque qui aspergit aquas, lavabit vesmenta sua
31-24 Lavabitis vestimenta vestra die septimo
Deut. 21- 6 Lavabuntque manus suas super vitulam
23-11 Priusquam ad vesperam lavetur aqua
Judic. 19-21 Ac postquam laverunt pedes suos
Ruth. 3- 3 Lavare igitur, et ungere, et induere cultioribus vestimentis
1 Reg. 25-41 Ut lavet pedes servorum domini mei
2 Reg. 11- 2 Viditque mulierem se lavantem
- 8 Vade in domum tuam, et lava pedes tuos
12-20 Surrexit ergo David de terra : et lotus unctusque est
19-24 Vestesq. suas non laverat a die qua egressus
3 Reg. 22-38 Laverunt currum ejus in piscina Samariæ, et linxerunt canes sanguinem ejus, et habenas laverunt
4 Reg. 5-10 Vade, et lavare septies in Jordane

4 Reg. 5-12 Ut laver in eis, et munder
-13 Lavare, et mundaberis?
-14 Descendit, et lavit in Jordane septies
2 Par. 4- 6 Ut lavarent in eis omnia, quæ in holocaustum oblaturi erant
Porro in mari sacerdotes lavabantur
Tobiæ. 6- 2 Et exivit ut lavaret pedes suos
Judith. 10- 3 Lavit corpus suum, et unxit se myro optimo
Job. 9-30 Si lotus fuero quasi aquis nivis
29- 6 Quando lavabam pedes meos butyro
Psal. 6- 7 Lavabo per singulas noctes lectum meum
25- 6 Lavabo inter innocentes manus meas
50- 4 Amplius lava me ab iniquitate mea
- 9 Lavabis me, et super nivem dealbabor
57-11 Manus suas lavabit in sanguine peccatoris
72-13 Et lavi inter innocentes manus meas
Prov. 30-12 Et tamen non est lota a sordibus suis
Cant. 5- 3 Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos?
-12 Quæ lacte sunt lotæ, et resident juxta
Isai. 1-16 Lavamini, mundi estote, auferte malum
4- 4 Et sanguinem Jerusalem laverit de medio
Jerem. 2-22 Si laveris te nitro, et multiplicaveris
4-14 Lava a malitia cor tuum, Jerusalem
Ezech. 16- 4 Aqua non es lota in salutem, nec sale salita
- 9 Et lavi te aqua, et emundavi sanguinem
23-40 Quibus te lavasti, et circumlinisti stibio
40-38 Ibi lavabant holocaustum
Dan. 13-15 Voluitque lavari in pomario
-17 Et ostia pomarii claudite, ut laver
Matth. 6-17 Tu autem cum jejunas... faciem tuam lava
15- 2 Non enim lavant manus suas cum planem manducant
-20 Non lotis autem manibus manducare
27-24 Accepta aqua, lavit manus coram populo
Marc. 7- 2 Communibus manibus, id est, non lotis
- 3 Nisi crebro laverint manus, non manducant
Luc. 5- 2 Piscatores a. descenderant, et lavabant retia
Joan. 9- 7 Et dixit ei : Vade, lava in natatoria Siloe
Abiit ergo, et lavit, et venit videns
-11 Dixit mihi : Vade ad natatoria Siloë, et lava
Et abii, lavi, et video
-15 Lutum mihi posuit super oculos, et lavi
13- 5 Cœpit lavare pedes Discipulorum
- 6 Domine, tu mihi lavas pedes?
- 8 Non lavabis mihi pedes in æternum
Si non lavero te, non habebis partem mecum
-10 Dicit ei Jesus : Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus
-12 Postquam ergo lavit pedes eorum
-14 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus, et Magister : et vos debetis alter alterius lavare pedes
Act. 9-37 Quam cum lavissent, posuerunt eam in cœnaculo
16-33 Lavit plagas eorum : et baptizatus est ipse
1 Tim. 5-10 Si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit
2 Petr. 2-22 Et, Sus lota in volutabro luti
Apoc. 1- 5 Lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo
7-14 Et laverunt stolas suas, et dealbaverunt eas
22-14 Beati, qui lavant stolas suas in sanguine Agni

LAXO.

Eccli. 33-26 Laxa manus illi, et quærit libertatem
Isai. 33-23 Laxati sunt funiculi tui, et non prævalebunt
Luc. 5- 4 Duc in altum, et laxate retia vestra in capturam
- 5 In verbo autem tuo laxabo rete
Act. 27-40 Simul laxantes juncturas gubernaculorum

LAXUS.

Exod. 39-19 Ne laxa fluerent, et a se invicem moverent.

LAZARUS I.

Vir pauper et mendicus et ulceribus plenus, qui jacebat ad januam hominis cujusdam divitis purpura et bysso induti, et epulantis quotidie splendide. Ambos dicit mortuos Jesus Christus, et unum, nempe Lazarum portatum ab Angelis in sinum Abrahæ; divitem vero sepultum in inferno, quia vivens non misertus fuerat mendici ad januam suam projecti, cujus ulcera linguebant canes. Quod oculos dives levavrit, quod cum Abraham locutus fuerit, quod guttam aquæ, ut linguam refrigeraret, potiverit, parabola est, ducta ex iis non quæ modo fiunt, sed quæ post resurrectionem futura sunt, nostri captuo etiam accomodata.

Luc. 16-20 Erat puidam mendicus nomine Lazarus
-23 Vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu
-24 Mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti
-25 Recepisti bona... et Lazarus similiter mala

LAZARUS II.

Frater Mariæ et Marthæ, amicus Jesu Christi, a quo suscitatus a mortuis. Resurrectionis hujus causa principes sacerdotum volebant interficere non solum Christum, sed et Lazarum. « O cæcam sævitiam, inquit sanctus Augustinus, quasi non posset suscitare occisum, qui mortuum suscitavit? »

Joan. 11- 1 Erat autem quidam languens Lazarus a Bethania
- 2 Cujus frater Lazarus infirmabatur
- 5 Diligebat autem Jesus... et Lazarum
-11 Lazarus amicus noster dormit
-14 Dixit eis manifeste : Lazarus mortuus est
-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
12- 1 Venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus
- 2 Lazarus vero unus erat ex discumbentibus
- 9 Venerunt, non propter Jesum tantum, sed ut Lazarum viderent
-10 Cogitaverunt... ut et Lazarum interficerent
-17 Quando Lazarum vocavit de monumento

LEÆNA.

Gen. 49- 9 Requiescens accubuisti ut leo, et quasi leæna
Num. 23-24 Ecce populus ut leæna consurget
24- 9 Quasi leæna, quam suscitare nullus audebit
Job. 4-10 Rugitus leonis, et vox leænæ, et dentes catul.
10-16 Propter superbiam quasi leænam capies me
28- 8 Nec pertransivit per eam leæna
38-39 Numquid capies leænæ prædam?
Prov. 26-13 Dicit piger : Leo est in via, et leæna in itin.
Isai. 30- 6 In terra tribulationis et angustiæ leæna
Ezech. 19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit?
Dan. 7- 4 Prima quasi leæna, et alas habebat aquilæ
Osee. 5-14 Quoniam ego quasi leæna Ephraïm
13- 7 Ego ero eis quasi leæna, sicut pardus in via
Nahum. 2-12 Leo cepit sufficienter catulis suis, et necavit leænis suis

LEBANA.

Dux Nathinæorum, qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-45 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub
2 Esdr. 7-48 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmaï

LEBAOTH. *Civitas sortis Judæ.*

Josue. 15-32 Lebaoth, et Selim, et Aën, et Remon

LEBES.

Exod. 27- 3 Faciesque in usus ejus lebetes ad suscipiend.
38- 3 Paravit ex ære vasa diversa, lebetes, forcipes
1 Reg. 2-14 Mittebat eam in lebetem, vel in caldariam
3 Reg. 7-40 Fecit ergo Hiram lebetes, et scutras
-45 Lebetes, et scutras, et hamulas, omnia vasa
2 Par. 4-11 Fecit autem Hiram lebetes, et creagras
-16 Et lebetes, et creagras, et phialas
35-13 Pacificas vero hostias coxerunt in lebetibus
Psal. 107-10 Moab lebes spei meæ
Jerem. 52-18 Lebetes, et creagras, et psalteria, et phialas
Ezech. 11- 3 Hæc est lebes, nos autem carnes
- 7 Hi sunt carnes, et hæc est lebes
-11 Hæc non erit vobis in lebetem
Mich. 3- 3 Et conciderunt sicut in lebete
Zach. 14-20 Erunt lebetes in domo Dom. quasi phialæ
-21 Et erit omnis lebes in Jerusalem et in Juda

LEBNA.

Locus in deserto, ubi decima septima Israelitarum mansio fuit, de Remmonphares egressorum.

Num. 33-20 Unde egressi, venerunt in Lebna
-21 De Lebna castrametati sunt in Ressa

LEBNA.

Urbs regia Chananæorum, quæ cecidit in sortem Judæ, et postea fuit Levitis attributa ad habitandum et confugiendum. Maceda capta, transivit Josue ad Lebnam, quam tradidit Dominus in manus Israel simulque regem ejus. Percusserunt eum Israelitæ acie gladii, omnemque animam in urbe, ubi non reliquerunt quemquam superstitem; fecerunt que regi sicut et regi Jericho qui in patibulo suspensus est.

Josue. 10-29 Transivit autem cum omni Israël de Maceda in Lebna
-30 Feceruntque regi Lebna, sicut fecerant regi Jericho
-31 De Lebna transivit in Lachis cum omni Isr.
-32 Percussit in ore gladii... sicut fecerat Lebna
-39 Sicut fecerat Hebron et Lebna et regibus
12-15 Rex Lebna unus, rex Odullam unus

LEBNI.

Filius primogenitus Gerson filii Levi, princepsque familiæ Leviticæ Lebnitarum.

Num. 3-18 Filii Gerson : Lebni et Semeï

LEBNITICUS.

Num. 3-21 De Gerson fuere familiæ duæ, Lebnitica, et Semeitica

LEBONA.

Oppidum ad Septentrionem Silo, in sorte tribus Benjamin.

Judic. 21-19 Et ad Meridiem oppidi Lebona

LECHA.

Filius Her filii Sela filii Juda. Quidam aiunt Lecha esse nomen loci.

1 Par. 4-21 Filii Sela, filii Juda : Her pater Lecha

LECHI.

Locus quousque Judæi Samsonem vinctum adduxerunt, Philisthæisque tradiderunt; sed ille, vinculis solutis, dissipatisque, inventam maxillam, id est, mandibulam asini, quæ jacebat, corripiens, interfecit in ea mille viros; vocavitque nomen loci Ramath Lechi, quod interpretatur Elevatio Maxillæ.

Judic. 15- 9 Qui postea vocatus est Lechi, id est, Maxilla
-17 Vocavit nomen loci illius, Ramath Lechi

LECI.

Filius Semidæ filii Galaad filii Machir filii Manasse.

1 Par. 7-19 Filii Semida, Ahin, et Sechem, et Leci, et Aniam

LECTICA.

Isai. 66-20 In quadrigis, et in lecticis, et in mulis

LECTIO.

Prolog. Eccli. Postquam se amplius dedit ad diligentiam lectionis legis
Et attentiori studio lectionem facere
Act. 13-15 Post lectionem autem legis, et Prophetarum
2 Cor. 3-14 In lectione veteris Testamenti manet non revelatum
1 Tim. 4-13 Dum venio, attende lectioni, exhortationi

LECTULUS.

Gen. 47-31 Conversus ad lectuli caput
48- 2 Qui confortatus sedit in lectulo
49-32 Collegit pedes suos super lectulum, et obiit
Exod. 8- 3 Et ingredientur... et cubiculum lectuli tui
21-18 Mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo
Deut. 27-20 Et revelat operimentum lectuli ejus
3 Reg. 1-47 Et adoravit rex in lectulo suo
17-19 Et posuit super lectulum suum
21- 4 Projiciens se in lectulum suum, avertit fac.
4 Reg. 1- 4 De lectulo, super quem ascendisti, non descendes
- 6 Idcirco de lectulo, super quem ascendisti
-16 Ideo de lectulo, super quem ascendisti
4-10 Et ponamus ei in eo lectulum, et mensam
-21 Collocavit eum super lectulum hominis Dei
-32 Et ecce puer mortuus jacebat in lectulo ejus
2 Par. 22-11 Absconditque eum.. in cubiculo lectulorum
24-25 Et occiderunt eum in lectulo suo, et mortuus est
Judith. 13- 8 Ad columnam, quæ erat ad caput lectuli ej.
Esth. 1- 6 Lectuliq aurei et argentei, super pavim ent.
7- 8 Reperit Aman super lectulum corruisse
Job. 7-13 Si dixero : Consolabitur me lectulus meus
17-13 Et in tenebris stravi lectulum meum
33-15 Sopor super homines, et dormiunt in lectulo
-19 Increpat quoque per dolorem in lectulo
Prov. 7-16 Intexui funibus lectulum meum
26-14 Sicut ostium vertitur in cardine suo, ita piger in lectulo suo
Cant. 1-15 Lectulus noster floridus
3- 1 In lectulo meo per noctes quæsivi
- 7 En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt
Amos. 3-12 Qui habitant in Samaria in plaga lectuli
Act. 5-15 Et ponerent in lectulis ac grabatis

LECTUS.

Levit. 15- 5 Si quis hominum tetigerit lectum ejus
-22 Qui tetigerit lectum ejus, lavabit vestim.
Deut. 3-11 Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath
1 Reg. 19-13 Tulit autem Michol statuam, et posuit eam super lectum
-15 Afferte eum ad me in lecto, ut occidatur
-16 Inventum est simulacrum super lectum

1 Reg. 28-23 Surrexit de terra, et sedit super lectum
2 Reg. 4- 7 Dormiebat super lectum suum in conclavi
-11 Interfecerunt virum innoxium, in domo sua super lectum suum
13- 5 Cuba super lectum tuum, et languor. simula
2 Par. 16-14 Posueruntque eum super lectum suum
Judith. 13- 4 Porro Holofernes jacebat in lecto
- 6 Stetitque Judith ante lectum, orans
Psal. 6- 7 Lavabo per singulas noctes lectum meum
40- 4 Dom. opem ferat illi super lectum doloris
131- 3 Si ascendero in lectum strati mei
Prov. 25-11 Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur
Eccli. 23-25 Om. homo qui transgreditur lectum suum
41-27 Neque steteris ad lectum ejus
48- 6 Qui dejecisti... gloriosos de lecto suo
Ezech. 23-41 Sedisti in lecto pulcherrimo, et mensa ornata est ante te
Amos. 6- 4 Qui dormitis in lectis eburneis, et lascivitis
1 Mac. 1- 6 Post hæc decidit in lectum, et cognovit
6- 8 Decidit in lectum, et incidit in languorem
Matth. 9- 2 Offerebant ei paralyticum jacentem in lecto
- 6 Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum
Marc. 4-21 Ut sub modio ponatur, aut sub lecto?
7- 4 Et urceorum, et æramentorum, et lectorum
-30 Invenit puellam jacentem supra lectum
Luc. 5-18 Et ecce viri portantes in lecto hominem
-19 Et per tegulas summiserunt eum cum lecto
-24 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
-25 Coram illis, tulit lectum, in quo jacebat
8-16 Operit eam vase, aut subtus lectum ponit
17-34 In illa nocte erunt duo in lecto uno
Apoc. 2-22 Ecce mittam eam in lectum

LECUM.

In descriptione urbium tribus Nephthali sita videtur, in extrema, Orientem versus, hujus tribus parte, ad Jordanem, et qua revertitur terminus contra Occidentem in Azanothabor; nec alia est hujus loci mentio, fortassisque convenit cum Capharnao.

Josue. 19-33 Quæ est Neceb, et Jebnaël usque Lecum

LECYTHUS.

3 Reg. 17-12 Et paululum olei in lecytho
-14 Nec lecythus olei minuetur
-16 Et lecythus olei non est imminutus

LEDAN vel LEEDAN.

Qui est idem cum Lebni, vel Lobi, vel Lobni. Nam his diversis nominibus in Scriptura nuncupatur. Vir de cognatione Gerson filii Levi.

1 Par. 23- 7 Filii Gerson : Leedan, et Semeï
- 8 Filii Leedan : princeps Jahiel, et Zethan
- 9 Isti principes familiarum Leedan
26-21 Filii Ledan, filii Gersonni
De Ledan principes familiarum, Ledan, et Gersonni, Jehieli

LEGATIO.

Gen. 32- 5 Mittoque nunc legationem ad dominum m.
Josue. 22-21 D. tribus Manasse, principibus legationis Is.
-30 Phinees sacerdos, et principes legationis Isr.
2 Par. 32-31 Attamen in legatione principum Babylonis
2 Mac. 4-11 Et societate functus est legatione legitima
Luc. 14-32 Legationem mittens, rogat ea quæ pacis sunt
19-14 Et miserunt legationem post illum, dicentes
2 Cor. 5-20 Pro Christo ergo legatione fungimur
Ephes. 6-20 Pro quo legatione fungor in catena

LEGATUM. *Substantiv.*

Ezech. 46-17 Si autem dederit legatum de hæreditate sua

LEGATUS.

2 Par. 9-14 Excepta ea summa, quam legati diversarum gentium... afferre consueverant
Judith. 3- 1 Tunc miserunt legatos suos, univ. urbium
Psal. 67-32 Venient legati ex Ægypto : Æthiopia præveniet
Prov. 13-17 Legatus autem fidelis, sanitas
25-13 Ita legatus fidelis ei, qui misit eum
Isai. 18- 2 Qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri
57- 9 Misisti legatos tuos procul, et humiliata es
Jerem. 49-14 Et legatus ad gentes missus est
Abdiæ. - 1 Et legatum ad gentes misit
1 Mac. 9-70 Et misit ad eum legatos componere pacem
10-51 Et misit Alexander ad Ptolemæum regem Ægypti legatos
11- 9 Misit legatos ad Demetrium, dicens : Veni
13-14 Misit ad eum legatos, dicens
-21 Miserunt ad Tryphon. legatos, ut festinaret
14-21 Legati, qui missi sunt ad populum nostrum
-22 Legati Judæorum, venerunt ad nos
-40 Et quia susceperunt legatos Simonis gloriose
15-17 Legati Judæorum venerunt ad nos amici
2 Mac. 11-34 Legati Roman., populo Judæorum salutem

LEGIFER.

Isai. 33-22 Dominus legifer noster, Dom. rex noster

LEGIO.

2 Reg. 15-18 Ambulabant juxta eum, et legiones Cerethi
4 Reg. 11-19 Tulitque centuriones, et Cerethi et Phelethi legiones
1 Par. 18-17 Banaïas quoque filius Joïadæ super legiones Cerethi, et Phelethi
1 Mac. 6-35 Et diviserunt bestias per legiones
-38 Et perurgere constipatos in legionibus ejus
-45 Cucurrit ad eam audacter in medio legionis
9-12 Proximavit legio ex duabus partibus
10-82 Et commisit contra legionem
Matth. 26-53 Plus quam duodecim legiones Angelorum

LEGIO. *Dæmonis nomen.*

Marc. 5- 9 Legio mihi nomen est, quia multi sumus
Luc. 8-30 Quod tibi nomen est? At ille dixit : Legio
-36 Quomodo sanus factus esset a Legione

LEGISDOCTOR.

Act. 5-34 Gamaliel, legisdoctor honorabilis universæ

LEGISLATIO.

Rom. 9- 4 Testamentum, et legislatio, et obsequium

LEGISLATOR.

Job. 36-22 Et nullus ei similis in legislatoribus
Psal. 9-21 Constitue, Domine, legislatorem super eos
83- 8 Etenim benedictionem dabit legislator
Jacob. 4-12 Unus est legislator, et judex, qui potest

LEGISPERITUS.

Luc. 7-30 Pharisæi autem et legisperiti consilium Dei spreverunt in semetipsos
10-25 Et ecce quidam legisperitus surrexit
11-45 Respondens a. quidam ex legisperitis, ait illi
-46 At ille ait : Et vobis legisperitis væ
-52 Væ vobis legisperitis, quia tulistis clavem
-53 Cœperunt... et legisperiti graviter insistere
14- 3 Et respondens Jesus dixit ad legisperitos
Tit. 3-13 Zenam legisperitum, et Apollo sollicite præmitte, ut nihil illis desit

LEGITIME.

1 Tim. 1- 8 Quia bona est lex, si quis ea legitime utatur
2 Tim. 2- 5 Non coronatur nisi legitime certaverit

LEGITIMUM. *Subst.*
LEGITIMUS, A, UM. *Adjectiv.*

Exod. 12-24 Custodi verbum istud legitimum tibi
28-43 Legitimum sempiternum erit Aaron
30-21 Legitimum sempiternum erit ipsi et semini
Levit. 6-18 Legitimum ac sempiternum erit in generat.
10-11 Doceatisque filios Israël omnia legitima mea
16-29 Eritque vobis hoc legitimum sempiternum
-34 Eritque vobis hoc legitimum sempiternum
17- 7 Legitimum sempiternum erit illis et posteris
18- 3 Nec in legitimis eorum ambulabitis
-26 Custodite legitima mea atque judicia
20-23 Nolite ambulare in legitimis nationum
23-21 Legitimum sempiternum erit in cunctis
-31 Legitimum sempiternum erit vobis
-41 Legitimum sempiternum erit in generat.
Num. 10- 8 Eritque hoc legitimum sempiternum in generationibus vestris
18- 8 Tradidi tibi et filiis tuis... legitima sempit.
-23 Legitimum sempiternum erit in generation.
19-21 Erit hoc præceptum legitimum sempitern.
35-29 Et legitima in cunctis habitationibus vestris
Deut. 6-24 Ut faciamus omnia legitima hæc
3 Reg. 9- 4 Et legitima mea et judicia mea servaveris
4 Reg. 17-15 Et abjecerunt legitima ejus, et pactum
-26 Ignorant legitima Dei terræ
-27 Et doceat eos legitima Dei terræ
Prolog. Eccli. Et confirmentur ad legitimam vitam
Ezech. 46-14 Sacrificium Domino legitimum, juge
Zach. 1- 6 Et legitima mea, quæ mandavi servis meis
Malac. 3- 7 Recessistis a legitimis meis, et non custod.
1 Mac. 3-29 Ut tolleret legitima, quæ erant a primis diebus
6-59 Ut ambulent in legitimis suis sicut prius
Propter legitima e. ipsor., quæ despeximus
2 Mac. 4-11 Et societate functus est legatione legitima
11-24 Postulare a nobis concedi sibi legitima sua
Act. 19-39 In legitima Ecclesia poterit absolvi

LEGO.

Exod. 24- 7 Volumen fœderis, legit audiente populo
Deut. 17-19 Legetque illud omnibus diebus vitæ suæ
31-11 Leges verba legis hujus coram omni Israël
Josue. 8-34 Post hæc legit omnia verba benedictionis
4 Reg. 5- 7 Cumque legisset rex Israël litteras, scidit
19-14 Itaque cum accepisset Ezechias litteras de manu nuntiorum, et legisset eas
22- 8 Deditque Helcias volumen Saphan, qui et legit illud
-10 Quem cum legisset Saphan coram rege
-16 Omnia verba legis, quæ legit rex Juda
23- 2 Legitque cunctis audientibus omnia verba
2 Par. 34-24 In libro.. quem legerunt coram rege Juda
-30 Legit rex omnia verba voluminis
-31 Scripta sunt in volumine illo, quod legerat
1 Esdr. 4- 7 Epistola... scripta erat Syriace, et legebatur sermone Syro
-18 Accusatio... manifeste lecta est coram me
-23 Lectum est coram Reum Beelteem et Samsaï
2 Esdr. 8- 3 Et legit in eo aperte in platea quæ erat ante
- 8 Et legerunt in libro legis Dei distincte
Et intellexerunt cum legeretur
-18 Legit autem in libro legis Dei per dies sing.
9- 3 Et legerunt in volumine legis Dom. Dei sui
13- 1 In die autem illo lectum est in volumine
Esth. 1-22 Ut quæque gens audire et legere poterat
3-12 Ut quæque gens legere poterat, et audire
6- 1 Quæ cum illo præsente legerentur
8- 9 Et Judæis, prout legere poterant, et audire
Isai. 29-11 Scienti litteras, dicent : Lege istum
-12 Diceturq. ei : Lege : et respondebit : Nescio
34-16 Requirite diligenter in libro Dom., et legite
37-14 Et legit eos, et ascendit in domum Domini
Jerem. 29-29 Legit ergo Sophonias sacerdos librum istum
36- 6 Ingredere ergo tu, et lege de volumine
Qui veniunt de civitatibus suis, leges eis
- 8 Legens ex volumine sermones Domini
-10 Legitque Baruch ex volumine sermones Jer.
-13 Quæ audivit legente Baruch ex volumine
-14 Volumen ex quo legisti audiente populo
-15 Sede, et lege hæc in auribus nostris
Et legit Baruch in auribus eorum
-18 Quasi legens ad me omnes sermones istos
-21 Legit audiente rege, et universis principibus
-23 Cumque legisset Judi tres pagellas vel quat.
51-61 Cum.. et videris, et legeris omnia verba hæc
-63 Cumque compleveris legere librum istum
Baruc. 1- 3 Et legit Baruch verba libri hujus ad aures
-14 Et legite librum istum, quem misimus ad vos
Dan. 5- 7 Quicumque legerit scripturam hanc
- 8 Non potuerunt nec scripturam legere
-15 Introgressi... ut scripturam hanc legerent
-16 Si ergo vales scripturam legere
-17 Scripturam autem legam tibi, rex
Habac. 2- 2 Ut percurrat qui legerit eum
1 Mac. 5-14 Et adhuc epistolæ legebantur
10- 7 Et legit epistolas in auditu omnis populi
14-19 Et lectæ sunt in conspectu ecclesiæ in Jerus.
2 Mac. 2-26 Curavimus volentibus quidem legere
Omnibus a. legentibus utilitas conferatur
6-12 Obsecro a. eos, qui hunc librum lecturi sunt
-17 Ad commonitionem legentium dicta sint
8-23 Ad hoc etiam ab Esdra lecto illis sancto libro
15-40 Ita legentibus, si semper exactus sit sermo, non erit gratus
Matth. 12- 3 Non legistis quid fecerit David
- 5 Aut non legistis in lege
19- 4 Non legistis, quia qui fecit hominem ab init.
21-16 Nunquam legistis : Quia ex ore infantium
-42 Nunquam legistis in Scripturis : Lapidem
22-31 De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est
24-15 Qui legit, intelligat
Marc. 2-25 Nunquam legistis quid fecerit David
12-10 Nec scripturam hanc legistis : Lapidem
-26 De mortuis a. quod resurgant, non legistis
13-14 Qui legit, intelligat
Luc. 4-16 In synagogam, et surrexit legere
6- 3 Nec hoc legistis quod fecit David
10-26 In lege quid scriptum est? quomodo legis
Joan. 19-20 Hunc ergo titul. multi Judæorum legerunt
Act. 8-28 Legensque Isaïam prophetam
-30 Audivit eum legentem Isaïam prophetam, et dixit : Putas-ne intelligis quæ legis?
-32 Locus a. Scripturæ, quam legebat, erat hic
13-27 Quæ per omne sabbatum leguntur
15-21 Ubi per omne sabbatum legitur
-31 Quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione
23-34 Cum legisset autem, et interrogasset
27-13 Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam
2 Cor. 1-13 Non e. alia scribimus vobis quam quæ legistis
3- 2 Quæ scitur et legitur ab omnibus homin.
-15 Cum legitur Moyses, velamen positum est
Galat. 4-21 Qui sub lege vultis esse, legem non legistis?
Ephes. 3- 4 Prout potestis legentes intelligere prudent.
Colos. 4-16 Et cum lecta fuerit apud vos Epistola hæc
Facite ut et in Laodicensium Ecclesia legatur
Et eam, quæ Laodicensium est, vos legatis

1 *Thes.* 5-27 Adjuro vos per Do., ut legatur Epistola hæc
Hebr. 9-19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse
Apoc. 1- 3 Beatus, qui legit, et audit verba prophetiæ

LEGO, *pro Colligo.*

Isai. 17- 5 Et brachium ejus spicas leget

LEGUMEN.

Dan. 1-12 Et dentur nobis legumina ad vescendum
-16 Vinum potus eorum : dabatq. eis legumina

LEHEMAN.

Urbs in regione tertia tribus Judæ, et inter Chebbon et Cethlis.

Josue. 15-40 Chebbon, et Leheman, et Cethlis

LEHETH. *Filius primus Semeï.*

1 *Par.* 23-10 Porro filii Semeï, Leheth, et Ziza, et Jaüs
-11 Erat autem Leheth prior, Ziza secundus

LENIO.

Gen. 37-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus ut lenirent dolorem patris
2 *Par.* 10- 7 Si... et leniveris eos verbis clementibus
Prov. 25-15 Patientia lenietur princeps
Eccli. 48-10 Qui scriptus es in judiciis temporum lenire iracundiam Domini

LENIS, IOR.

Gen. 27-11 Cui ille respondit : Nosti quod Esaü frater meus homo pilosus sit, et ego lenis
3 *Reg.* 12- 7 Locutusque fueris ad eos verba lenia
Job. 4-16 Et vocem quasi auræ lenis audivi
Sap. 16-24 Et lenior fit ad benefaciendum pro his

LENITAS.

Esth. 13- 2 Clementia et lenitate gubernare subjectos
Eccli. 45- 4 In fide et lenitate ipsius sanctum fecit illum
Galat. 6- 1 Hujusmodi instruite in spiritu lenitatis

LENITER.

Gen. 50-21 Et blande ac leniter est locutus

LENS.

Gen. 25-34 Et sic accepto pane et lentis edulio, comedit
2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt ei... fabam, et lentem, et frixum
23-11 Erat quippe ibi ager lente plenus
Ezech. 4- 9 Sume tibi... fabam, et lentem, et milium

LENTICULA.

1 *Reg.* 10- 1 Tulit autem Samuël lenticulam olei
4 *Reg.* 9- 1 Et tolle lenticulam olei hanc in manu tua
- 3 Tenensq. lenticulam olei, fundes super caput

LENTUS.

Tobiæ. 11- 3 Lento gradu sequantur iter nostrum familiæ

LEO.

Gen. 49- 9 Catulus leonis Juda
Requiescens accubuisti ut leo, et quasi leæna
Num. 23-24 Ut leæna consurget, et quasi leo erigetur
24- 9 Accubans dormivit ut leo, et quasi leæna
Deut. 33-20 Quasi leo requievit, cepitque brachium
-22 Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan
Judic. 14- 5 Apparuit catulus leonis sævus, et rugiens
- 6 Et dilaceraverit leonem, quasi hœdum in frusta discerpens
- 8 Declinavit ut videret cadaver leonis, et ecce examen apum in ore leonis erat
- 9 Quod mel de corpore leonis assumpserat
-18 Quid dulcius melle, et quid fortius leone ?
1 *Reg.* 17-34 Et veniebat leo, vel ursus, et tollebat arietem
-36 Nam et leonem et ursum interfeci ego
-37 Dominus qui eripuit me de manu leonis
2 *Reg.* 1-23 Aquilis velociores, leonibus fortiores
17-10 Cujus cor est quasi leonis, pavore solvetur
23-20 Ipse percussit duos leones Moab
Et percussit leonem in media cisterna
3 *Reg.* 7-29 Leones et boves et cherubim
Et subter leones et boves, quasi lora ex ære
-36 In angulis, cherubim, et leones, et palmas
10-19 Et duo leones stabant juxta manus singulas
13-24 Qui cum abiisset, invenit eum leo in via
Stabat juxta illum, et leo stabat juxta cadaver
-25 Viderunt... leonem stantem juxta cadaver
-26 Et tradidit eum Do. leoni, et confregit eum
-28 Et asinum et leonem stantes juxta cadaver
Non comedit leo de cadavere, nec læsit asin.
20-36 Ecce recedes a me, et percutiet te leo
Invenit eum leo, atque percussit
4 *Reg.* 17-25 Et immisit in eos Dominus leones
-26 Et immisit in eos Dominus leones
1 *Par.* 11-22 Et interfecit leonem in media cisterna
12- 8 Facies eorum quasi facies leonis
1 *Par.* 28-17 Similiter et in leones argenteos diversum argenti pondus separavit
2 *Par.* 9-18 Et duos leones stantes juxta brachiola
Esth. 14-13 Tribue sermonem compositum in ore meo in conspectu leonis
Job. 4-10 Rugitus leonis, et vox leænæ, et dentes catulorum leonum contriti sunt
-11 Et catuli leonis dissipati sunt
Psal. 7- 3 Nequando rapiat ut leo animam meam
H. 10- 9 Insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua
16-12 Susceperunt me sicut leo paratus ad prædam
Et sicut catulus leonis habitans in abditis
21-14 Sicut leo rapiens et rugiens
-22 Salva me ex ore leonis: et a cornibus unicorn.
34-17 Restitue animam meam a malignitate eorum, a leonibus unicam meam
56- 5 Et eripuit animam meam de medio catulorum leonum : dormivi conturbatus
57- 7 Molas leonum confringet Dominus
90-13 Et conculcabis leonem et draconem
103-21 Catuli leonum rugientes, ut rapiant
Prov. 19-12 Sicut fremitus leonis, ita et regis ira
20- 2 Sicut rugitus leonis, ita et terror regis
22-13 Dicit piger : Leo est foris
26-13 Dicit piger : Leo est in via, et leæna in itin.
28- 1 Justus autem quasi leo confidens
-15 Leo rugiens, et ursus esuriens, princeps imp.
30-30 Leo fortissimus bestiarum, ad nullius pavebit occursum
Eccle. 9- 4 Melior est canis vivus leone mortuo
Cant. 4- 8 De cubilibus leonum, de montibus pardor.
Sap. 11-18 Immittere illis multitudinem ursorum, aut audaces leones
Eccli. 4-35 Noli esse sicut leo in domo tua, evertens
13-23 Venatio leonis, onager in eremo
21- 3 Dentes leonis, dentes ejus, interficientes
25-23 Commorari leoni et draconi placebit
27-11 Leo venationi insidiatur semper
-31 Et vindicta sicut leo insidiabitur illi
28-27 Et immittetur in illos quasi leo
47- 3 Cum leonibus lusit quasi cum agnis
Isai. 5-29 Rugitus ej. ut leonis, rugiet ut catuli leonum
11- 6 Vitulus, et leo, et ovis simul morabuntur
- 7 Et leo quasi bos comedet paleas
15- 9 His, qui fugerint de Moab leonem, et reliq.
21- 8 Et clamavit leo : Super speculam Domini ego sum
30- 6 Leæna, et leo ex eis, vipera, et regulus volans
31- 4 Quomodo si rugiat leo, et catulus leonis
35- 9 Non erit ibi leo, et mala bestia non ascendet
38-13 Quasi leo sic contrivit omnia ossa mea
65-25 Pascentur simul, leo et bos comedent paleas
Jerem. 2-15 Super eum rugierunt leones
-30 Devoravit gladius vester prophetas vestros, quasi leo vastator
4- 7 Ascendit leo de cubili suo, et prædo gent.
5- 6 Idcirco percussit eos leo de sylva
12- 8 Facta est mihi hæred. mea quasi leo in sylva
25-38 Dereliquit quasi leo umbraculum suum
49-19 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis
50-17 Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
-44 Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordan
51-38 Simul ut leones rugient, excutient comas veluti catuli leonum
Thren. 3-10 Ursus insid. factus est mihi, leo in abscond.
Ezech. 1-10 Et facies leonis a dextris ipsorum quatuor
10-14 Facies hominis : et in tertio facies leonis
19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit
- 3 Et leo factus est : et didicit capere prædam
- 5 Tulit unum de leunculis suis, leonem constituit eum
- 6 Qui incedebat inter leones, et factus est leo
22-25 Sicut leo rugiens, rapiensque prædam
32- 2 Leoni gentium assimilatus es, et draconi
38-13 Et omnes leones ejus dicent tibi
41-19 Et faciem leonis juxta palmam ex alia parte
Dan. 6- 7 Mittatur in lacum leonum
-12 Mitteretur in lacum leonum
-16 Et miserunt eum in lacum leonum
-19 Consurg., festinus ad lacum leonum perrexit
-20 Putas-ne valuit te liberare a leonibus ?
-22 Et conclusit ora leonum, et non nocuerunt
-24 Et in lacum leonum missi sunt ipsi, et filii
Donec arriperent eos leones, et omnia ossa
-27 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
14-30 Qui miserunt eum in lacum leonum
-31 Porro in lacu erant leones septem
-33 Fer prandium... Danieli, qui est in lacu leonum
-39 Et ecce Daniel sedens in medio leonum
-40 Et extraxit eum de lacu leonum
-42 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
Osee. 5-14 Et quasi catulus leonis domui Juda
11-10 Post Dominum ambulabunt, quasi leo rugiet
Osee. 13- 8 Et consumam eos ibi quasi leo
Joel. 1- 6 Dentes ejus ut dentes leonis: et molares eju[s] ut catuli leonis
Amos. 3- 4 Numquid rugiet leo in saltu, nisi habueri[t] prædam ?
Numquid dabit catulus leonis vocem
- 8 Leo rugiet, quis non timebit ?
-12 Quomodo si eruat pastor de ore leonis du[o] crura
5-19 Quomodo si fugiat vir a facie leonis
Mich. 5- 8 Quasi leo in jumentis sylvarum, et quasi catulus leonis in gregibus pecorum
Nahum. 2-11 Ubi est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum, ad quam ivit leo u[t] ingrederetur illuc, catulus leonis
-12 Leo cepit sufficienter catulis suis, et necavi[t]
Soph. 3- 3 Principes ejus... quasi leones rugientes
Zach. 11- 3 Vox rugitus leonum, quoniam vastata es[t] superbia
1 *Mac.* 2-60 Daniel... liberatus est de ore leonum
3- 4 Similis factus est leoni in operibus suis
Sicut catulus leonis rugiens in venatione
2 *Mac.* 11-11 Leonum autem more impetu irruentes
2 *Tim.* 4-17 Et liberatus sum de ore leonis
Hebr. 11-33 Obturaverunt ora leonum
1 *Petr.* 5- 8 Diabolus tanquam leo rugiens circuit
Apoc. 4- 7 Et animal primum simile leoni
5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
9- 8 Et dentes earum, sicut dentes leonum eran[t]
-17 Et capita equorum erant tanquam capit[a] leonum
10- 3 Quemadmodum cum leo rugit
13- 2 Sicut pedes ursi, et os ejus sicut os leonis

LEPRA.

Levit. 13- 2 Quasi lucens quippiam, id est, plaga lepræ
- 3 Qui cum viderit lepram in cute, et pilos
Ipsamque speciem lepræ humiliorem cute
Plaga lepræ est, et ad arbitrium ejus separabitur
- 5 Et siquidem lepra ultra non creverit
- 6 Si obscurior fuerit lepra, et non creverit
- 7 Et redditus munditiæ, iterum lepra creveri[t]
- 9 Plaga lepræ si fuerit in homine, adducetur
-11 Lepra vetustissima judicabitur, atq. inolit.
-12 Sin a. effloruerit discurrens lepra in cute
-13 Et teneri lepra mundissima judicabit
-15 Caro e. viva si lepra aspergitur, immunda
-20 Qui cum viderit locum lepræ humiliorem
Plaga enim lepræ orta est in ulcere
-22 Siquidem creverit, adjudicabit eum lepræ
-25 Quia plaga lepræ in cicatrice orta est
-26 Et ipsa lepræ species fuerit subobscura
-27 Si creverit in cute lepra, contaminabit eu[m]
-29 In cujus capite vel barba germinaverit lepr[a]
-30 Quia lepra capitis ac barbæ est
-39 Sciat non esse lepram, sed maculam colori[s]
-43 Condemnabit eum haud dubie lepræ
-44 Quicumque ergo maculatus fuerit lepra
-47 Vestis lanea sive, linea quæ lepram habuerit
-49 Lepra reputabitur, ostendeturq. sacerdoti
-51 Si deprehenderit crevisse, lepra perseverans est
-54 Præcipiet, et lavabunt id in quo lepra est
-55 Et cum viderit... nec tamen crevisse lepram
Eo quod infusa sit in superficie vestimenti vel per totum, lepra
-56 Sin autem obscurior fuerit locus lepræ
-57 Lepra volatilis et vaga, debet igne combur[i]
-59 Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei
14- 3 Cum invenerit lepram esse mundatam
-34 Si fuerit plaga lepræ in ædibus
-35 Quasi plaga lepræ videtur mihi esse in dom[o]
-36 Intrabitque postea ut consideret lepram domus
-39 Considerabit eam, si invenerit crevisse lepram
-40 Jubebit erui lapides in quibus lepra est
-44 Ingressus sacerdos viderit reversam lepram
Lepra est perseverans, et immunda domu[s]
-48 Quod si introiens sacerdos viderit lepram non crevisse in domo
-54 Ista est lex omnis lepræ et percussuræ
-55 Lepræ vestium et domorum
Num. 12-10 Maria apparuit candens lepra quasi nix
Cumque respexisset eam Aaron, et vidisset perfusam lepra
-12 Medium carnis ejus devoratum est a lepra
Deut. 17- 8 Inter... causam et caus., lepram et lepram
24- 8 Observa diligenter ne incurras plagam lepræ
4 *Reg.* 5- 3 Profecto curasset eum a lepra, quam habe[bat]
- 6 Ut cures eum a lepra sua
- 7 Misit ad me, ut curem hominem a lepra su[a]

4 Reg. 5-11 Tangeret manu sua locum lepræ, et curaret
-27 Sed et lepra Naaman adhærebit tibi
2 Par. 26-19 Statimque orta est lepra in fronte ejus
-20 Sacerdotes viderunt lepram in fronte ejus
-21 Et habitavit in domo separata plenus lepra
Matth. 8- 3 Mundare. Et confest. mundata est lepra ej.
Marc. 1-42 Et cum dixisset, statim discessit ab eo lepra
Luc. 5-12 Et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum
-13 Mundare. Et confest. lepra discessit ab illo

LEPROSUS, A.

Exod. 4- 6 Protulit leprosam instar nivis
Levit. 13-46 Omni tempore, quo leprosus est et immund.
14- 2 Hic est ritus leprosi, quando mundandus
-32 Hoc est sacrificium leprosi
-36 Ingrediatur eam, et videat utrum leprosa sit
22- 4 Homo de semine Aaron, qui fuerit leprosus
Num. 5- 2 Ut ejiciant de castris omnem leprosum
2 Reg. 3-29 Leprosus, et tenens fusum, et cadens gladio
4 Reg. 5- 1 Erat autem vir fortis et dives, sed leprosus
-27 Et egressus est ab eo leprosus quasi nix
7- 3 Quatuor ergo viri erant leprosi juxta introitum portæ
- 8 Igitur cum venissent leprosi illi ad princip.
15- 5 Et fuit leprosus usque in diem mortis suæ
2 Par. 26-21 Fuit igitur Ozias rex leprosus usque ad diem
-23 Eo quod esset leprosus
Isai. 53- 4 Et nos putavimus eum quasi leprosum
Matth. 8- 2 Et ecce leprosus veniens, adorabat eum
10- 8 Leprosos mundate, dæmones ejicite
11- 5 Cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur
26- 6 Cum autem Jesus esset in Bethania in domo Simonis leprosi
Marc. 1-40 Et venit ad eum leprosus deprecans eum
14- 3 Cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi
Luc. 4-27 Et multi leprosi erant in Israël sub Eliseo
7-22 Claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt
17-12 Occurrerunt ei decem viri leprosi

LEPUS.

Levit. 11- 6 Lepus quoque : nam et ipse ruminat
Deut. 14- 7 Comedere non debetis, ut camel., leporem

LEPUSCULUS.

Prov. 30-26 Lepusculus, plebs invalida, qui collocat in petra cubile suum

LESA.

Urbs sita ad Septentrionem in terra Chanaan, quæ videtur eadem esse cum Laïs postea dicta Dan.

Gen. 10-19 Donec ingrediaris Sodomam... et Seboïm, usque Lesa

LESEM.

Nomen urbis in tribu Aser, in possessione vero Dan, quæ Laïs dicitur, et Dan. Plerique putant eamdem esse quæ tandem a Philippo tetrarcha, senioris Herodis filio, in honorem Tiberii, Cæsarea Philippi appellata est. Vulgo a Barbaris hodie Belina vocitatur.

Josue. 19-47 Ascenderuntque filii Dan, et pugnaverunt contra Lesem
Habitaverunt in ea, vocantes nomen ejus, Lesem Dan

LEUNCULUS.

3 Reg. 10-20 Duodecim leunculi stantes super sex gradus
1 Par. 28-17 Leunculos aureos, pro qualitate mensuræ pondus distribuit in leunculum et leuncul.
2 Par. 9-19 Et alios duodecim leunculos stantes super sex gradus
Ezech. 19- 2 In medio leunculorum enutrivit catulos s.
- 3 Eduxit unum de leunculis suis, et leo factus
- 5 Tulit unum de leunculis suis, leonem constituit eum
Nahum. 2-13 Et leunculos tuos comedet gladius

LEVI I.

Anno mundi 2285, ante J. Ch. 1769. Tertius filius Jacob ex Lia uxore prima. Natus est Levi in Mesopotamia apud Laban. Annorum triginta duorum vel trium factus uxorem duxit ex qua genuit tres filios, Gerson, Caath, et Merari. Levi in Ægypto mortuus est anno ætatis suæ centesimo trigesimo septimo, post mortem vero Joseph viginti et duobus annis. Tribus Levi nullam a reliquis distinctam possessionem habuit, sed tota dispersa est per cæteras duodecim tribus; ut scilicet populum legem doceret, et sacra administraret. Diversa et contraria sunt de hac tribu vaticinia ex Jacob et ex Moyse. Jacob moriens ait, Gen. 49-5 et seqq.: Simeon et Levi fratres : vasa iniquitatis bellantia. In consilium eorum non veniat anima mea, et in cœtu illorum non sit gloria mea : quia in furore suo occiderunt virum, et in voluntate sua suffoderunt murum. Maledictus furor eorum, quia pertinax : et indignatio eorum, quia dura : dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël. *Moyses autem Levi ait* : Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo, quem probasti in tentatione, et judicasti ad aquas Contradictionis. Qui dixit patri suo, et matri suæ : Nescio vos, et fratribus suis : Ignoro vos : et nescierunt filios suos. Hi custodierunt eloquium tuum, et pactum tuum servaverunt.. Benedic, Domine, fortitudini ejus, et opera manuum illius suscipe. *Simeon et Levi germani erant natura, sed simillimi et conjunctissimi dolo, furore et crudelitate, cum a fratricidio Joseph cæteri fratres eos vix retinere potuerint, et præsertim cum præ cæteris ob sororis dedecus exardescentes in ultionem Sichemitas contra fœdus crudeliter trucidarint. Ideo dicit illos* vasa iniquitatis bellantia, *id est, instrumenta iniquitatis, prompta et strenua in flagitium et ultionem. Licet adimpleta sit in Levi prophetia Jacob quoad dispersionem inter alias tribus, attamen maledictio a Levi et a Levitis sublata est per zelum tum Moysis et Aaronis, aliorumque Levitarum in cæde adorantium vitulum aureum; tum Phinees Levitæ, qui in Hebræum cum Madianitide concumbentem occidit et Beelphegor evertit. Ideo tribus Levi et sacerdotium et benedictionem accepit a Moyse virum sanctum appellante Aaronem, quia pontifex consecratus. Laudat simul Moyses tribum Levi pontificatus causa ei concessi anteaque primogenitis inter Hebræos attributi; extollit quoque Levitarum justitiam eo quod, in idololatras qui vitulum adoraverant cum sævierunt, non sint miserti amicorum, cognatorum, fratrum ac filiorum, matrum aut patrum, sed eos cæterosque legis divinæ transgressores occiderint. Inter Levitas fuere præstantissimi viri Moyses, Aaron, Phinees, Heli, Samuel, Zacharias, Joannes Baptista, aliique prophetæ. Cumque desertum ingressi sunt Levitæ, 22,300, erant distincti in Gersonitas, sub duce Eliasaph filio Lael; in Caathitas, sub Elisaphan filio Oziel; in Meraritas, sub duce Suriel filio Abihahiel. Summi etiam sacerdotes, aliique sacerdotum ordines, cantores, templi custodes, Scripturæ interpretes, etc., Levitæ omnes, sunt de quadraginta octo urbibus, quæ Levitis medias inter tribus assignatæ sunt. Ad calcem vide urbium Leviticarum appellativam tabulam.*

Gen. 29-34 Et idcirco appellavit nomen ejus, Levi
34-25 Duo filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dinæ
-30 Jacob dixit ad Simeon et Levi : Turbastis me
35-23 Primogenitus Ruben, et Simeon, et Levi
46-11 Filii Levi : Gerson, et Caath, et Merari
49- 5 Simeon et Levi fratres : vasa iniquitatis bellantia
Exod. 1- 2 Ruben, Simeon, Levi, Judas
2- 1 Egressus est post hæc vir de domo Levi
6-16 Hæc nomina filiorum Levi per cognationes
Anni autem vitæ Levi fuerunt centum triginta septem
-19 Hæ cognationes Levi per familias suas
32-26 Congregatique sunt ad eum omnes filii Levi
-28 Feceruntque filii Levi juxta sermonem
Num. 1-49 Tribum Levi noli numerare
3- 6 Applica tribum Levi, et fac stare in consp.
-15 Numera filios Levi per domos patrum suor.
-17 Et inventi sunt filii Levi per nomina sua
16- 1 Core filius Isaar, filii Caath, filii Levi
- 7 Ipse erit sanctus : multum erigimini, filii Levi
- 8 Dixitque rursum ad Core : Audite, filii Levi
-10 Idcirco ad se fecit accedere te et omnes fratres tuos filios Levi
17- 3 Nomen autem Aaron erit in tribu Levi
- 8 Sequenti die regressus invenit germinasse virgam Aaron in domo Levi
18- 2 Fratres tuos de tribu Levi... sume tecum
-21 Filiis a. Levi dedi omnes decimas Israelis
-23 Solis filiis Levi mihi in tabern. servientibus
26-57 Hic quoque est numerus filiorum Levi
-58 Hæ sunt familiæ Levi : familia Lobni
-59 Qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi
Deut. 10- 8 Eo tempore separavit tribum Levi
- 9 Quam ob rem non habuit Levi partem
21- 5 Accedentque sacerdotes filii Levi
27-12 Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph
31- 9 Et tradidit eam sacerdotes filiis Levi
33- 8 Levi quoque ait : Perfectio tua, et doctrina
Josue. 13-14 Tribui autem Levi non dedit possessionem
-33 Tribui autem Levi non dedit possessionem
21- 1 Accesseruntq. principes familiarum Levi
3 Reg. 12-31 Sacerdotes de extremis populi, qui non erant de filiis Levi
1 Par. 2- 1 Filii a. Israël : Ruben, Simeon, Levi, Juda
6- 1 Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari
-16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, et Merari
-19 Hæ autem cognationes Levi secundum familias eorum
-38 Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Israël
-43 Filii Jeth, filii Gersom, filii Levi
-47 Filii Moholi, filii Musi, filii Merari, filii Levi
9-18 Observabant per vices suas de filiis Levi
12-26 De filiis Levi, quatuor millia sexcenti
15-15 Et tulerunt filii Levi arcam Dei
21- 6 Nam Levi, et Benjamin non numeravit
23- 6 Distribuit eos David per vices filiorum Levi
-14 Moysi... filii annumerati sunt in tribu Levi
-24 Hi filii Levi in cognationibus et familiis suis
-27 Supputabitur numerus filiorum Levi
24-20 Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant
-30 Isti filii Levi secundum domos familiarum
1 Esdr. 8-15 Quæsivique.. et in sacerdotibus de filiis Levi
-18 Et adduxerunt nobis... virum doctissimum de filiis Moholi filii Levi filii Israël
2 Esdr. 10-39 Deportabunt filii Isr., et filii Levi, primitias
12-23 Filii Levi principes familiarum
Psal. 134-20 Domus Levi, benedicite Domino
Eccli. 45- 7 Excelsum fecit Aaron fratrem ejus, et similem sibi de tribu Levi
Ezech. 40-46 Qui accedunt de filiis Levi ad Dominum
48-31 Porta Juda una, porta Levi una
Zach. 12-13 Familiæ Levi seorsum, et mulieres
Malac. 2- 4 Ut esset pactum meum cum Levi
- 8 Irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus
3- 3 Et purgabit filios Levi, et colabit eos
Hebr. 7- 5 De filiis Levi sacerdotium accipientes
- 9 Et (ut ita dictum sit) per Abraham, et Levi, qui decimas accepit, decimatus est
Apoc. 7- 7 Ex tribu Levi, duodecim millia signati

LEVI II.

Cognomen sancti Matthæi Apostoli et Evangelistæ, filii Alphæi. Eum vidit Jesus in telonio sedentem in civitate Capharnaüm, ubi publicani vectigalia exigebant. Dicebatur Levi, ut patet ex Marci 2-14, et Lucæ 5-27. Quod nomen erat honorificentius quam Matthæi, ut putat sanctus Hieronymus, qui propterea existimat modestiæ causa Matthæum seipsum appellare nomine Matthæi, cum Lucas et Marcus eum Levi dicant honestiore vocabulo. Vid. MATTHÆUS.

Marc. 2-14 Vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium
Luc. 5-27 Exiit et vidit publicanum nomine Levi
-29 Et fecit ei convivium magnum Levi in domo

LEVI III *et* LEVI IV.

Duo viri cognomines reperiuntur inter majores Jesu Christi secundum humanitatem.

Luc. 3-24 Qui fuit Levi, qui fuit Melchi
-29 Qui fuit Mathat, qui fuit Levi

LEVIATHAN.

Leviathan, cetus sive balæna, ita dicitur ob immane corpus. Quidam dicunt esse crocodilum. Allegorice autem Leviathan Diabolus intelligitur.

Job. 3- 8 Qui parati sunt suscitare Leviathan
40-20 An extrahere poteris Leviathan hamo
Isai. 27- 1 Super Leviathan serpentem vectem
Et super Leviathan serpentem tortuosum

LEVIGO.

Gen. 6-14 Fac tibi arcam de lignis levigatis
Deut. 27- 2 Eriges ingentes lapides, et calce levigabis eos
- 4 Erigite lapides... et levigabis eos calce
Ezech. 21-11 Dedi eum ad levigandum, ut teneatur manu

LEVIS, E; *et* LEVIUS, ISSIMUS.

Exod. 18-22 Leviusque sit tibi, partito in alios onere
Num. 21- 5 Anima... nauseat super cibo isto levissimo
1 Reg. 16-16 Psallat manu sua, et levius feras
-20 Et refocillabatur Saül, et levius habebat
2 Reg. 20- 8 Levi motu egredi poterat, et percutere
3 Reg. 12- 9 Levius fac jugum quod imposuit pater tuus
2 Par. 10- 4 Jugo nos pressit, tu leviora impera patre tuo
Job. 24-18 Levis est super faciem aquæ
Sap. 5-11 Sonitus alarum verberans levem ventum
Eccli. 19- 4 Qui credit cito, levis corde est et minorabitur
Isai. 19- 1 Ecce Dominus ascendet super nubem levem

Jerem. 2-23 Cursor levis explicans vias suas
Ezech. 8-17 Numquid leve est hoc domui Juda
Habac. 1- 8 Leviores pardis equi ejus et velociores lupis
*Matth.*11-30 Jugum e. meum suave est et onus meum leve
2 Cor. 4-17 Momentaneum et leve tribulationis nostræ

LEVITA *et* LEVITES.

Vide quod diximus ad verbum Levi I. *Levitæ, posteri Levi, ad ministerium altaris et tabernaculi destinati, Domino consecrati sunt a Moyse.*

Exod. 4-14 Iratus Dominus in Moysen, ait: Aaron frater tuus Levites, scio quod eloquens sit
38-21 In cæremoniis Levitarum per manum Ithamar
Levit. 25-32 Ædes Levitarum, quæ in urbibus sunt
-33 Quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israël
Num. 1-47 Levitæ autem in tribu familiarum suarum non sunt numerati
-51 Deponent Levitæ tabernaculum
-53 Levitæ per gyrum tabernac. figent tentoria
2-17 Per officia Levitarum et turmas eorum
-33 Levitæ a. non sunt numerati inter filios Isr.
3- 9 Dabisque dono Levitas
-12 Ego tuli Levitas a filiis Israël pro o. primog. Eruntque Levitæ mei
-32 Princeps a. principum Levitarum Eleazar
-39 Omnes Levitæ, quos numeraverunt
-41 Tollesque Levitas mihi pro o. primogenito
-45 Tolle Levitas pro primogenitis filiorum Isr. Et pecora Levitarum pro pecoribus eorum Eruntque Levitæ mei. Ego sum Dominus
-46 Qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis
-49 Et quos redemerant a Levitis
4- 2 Tolle summam filiorum Caath de medio Levitarum per domos et familias suas
-18 Nolite perdere populum Caath de medio Levitarum
-46 Omnes qui recensiti sunt de Levitis
7- 5 Et trades ea Levitis, juxta ordinem minist.
- 6 Itaque cum suscepisset Moyses plaustra et boves, tradidit eos Levitis
8- 6 Tolle Levitas de medio filiorum Israël
- 9 Et applicabis Levitas coram tabernaculo
-10 Cumque Levitæ fuerint coram Domino
-11 Et offeret Aaron Levitas, munus in consp.
-12 Levitæ quoque ponent manus suas super capita boum
-13 Statuesque Levitas in conspectu Aaron
-18 Et tuli Levitas pro cunctis primogenitis
-20 Feceruntque Moyses et Aaron et omnis multitudo filiorum Israël super Levitis
22 Sicut præceperat Dominus Moysi de Levitis
-24 Hæc est lex Levitarum
-26 Sic dispones Levitis in custodiis suis
18- 3 Excubabuntque Levitæ ad præcepta tua
- 6 Ego dedi vobis fratres vestros Levitas
-26 Præcipe Levitis, atque denuntia
31-30 Et dabis ea Levitis, qui excubant in custodiis
-47 Dedit Levitis, qui excubabant in tabernac.
35- 2 Ut dent Levitis de possessionibus suis
- 6 De ipsis autem oppidis, quæ Levitis dabitis
- 8 Singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis
Deut. 12-12 Atque Levites, qui in urbibus vestris commoratur
-18 Atque Levites, qui manet in urbibus tuis
-19 Cave ne derelinquas Levitem in o. tempore
14-27 Et Levites qui intra portas tuas est
-29 Venietq. Levites qui aliam non habet partem
16-11 Et Levites qui est intra portas tuas
-14 Levites quoque et advena, pupillus ac vidua
18- 1 Non habebunt sacerdotes et Levitæ
- 6 Si exierit Levites ex una urbium tuarum
- 7 Ministrabit.. sicut omnes fratres ej. Levitæ
26-11 Tu et Levites, et advena qui tecum est
-12 Dabis Levitæ, et advenæ, et pupillo et viduæ
-13 Et dedi illud Levitæ, et advenæ, et pupillo
27-14 Pronuntiabunt Levitæ, dicentque ad omnes
31-25 Præcepit Levitis, qui portabant arcam fœderis
Josue. 14- 3 Absque Levitis, qui nihil terræ acceperunt
- 4 Nec acceperunt Levitæ aliam in terra partem
18- 7 Quia non est inter vos pars Levitarum
21- 5 Et reliquis filiorum Caath, id est, Levitis
- 8 Dederuntque filii Israël Levitis civitates
-34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus
-39 Itaq. civitates universæ Levitarum in medio
Judic. 17- 7 Eratque ipse Levites, et habitabat ibi
- 9 Respondit: Levita sum de Bethlehem Juda
18- 3 Et agnoscentes vocem adolescentis Levitæ
-15 Ingressi sunt domum adolescentis Levitæ

Judic. 19- 1 Fuit quidam vir Levites habitans in latere montis Ephraïm
- 8 Mane autem facto, parabat Levites iter
20- 3 Interrogatusque Levita, maritus mulieris
1 Reg. 6-15 Levitæ autem deposuerunt arcam Dei
2 Reg. 15-24 Et universi Levitæ cum eo, portantes arcam
3 Reg. 8- 4 Et ferebant ea sacerdotes et Levitæ
1 Par. 6-48 Fratres quoque eorum Levitæ
-64 Dederunt quoque filii Israël Levitis civitates
9- 2 Israël, et sacerdotes, et Levitæ, et Nathinæi
-14 De Levitis autem: Semeia filius Hassub
-26 His quatuor Levitis creditus erat omnis numerus janitorum
-31 Et Mathathias Levites primogenitus Sellum
-33 Principes cantorum per familias Levitarum
-34 Capita Levitarum, per familias suas princ.
13- 2 Mittamus... et ad sacerdotes, et Levitas
15- 2 Tunc dixit David: Illicitum est ut a quocumque portetur arca Dei nisi a Levitis
- 4 Nec non et filios Aaron, et Levitas
-11 Vocavitque David... sacerdotes, et Levitas
-14 Sanctificati sunt ergo sacerdotes et Levitæ
-16 Dixitque David principibus Levitarum
-17 Constitueruntque Levitas: Herman filium Joël
-22 Chonenias autem princeps Levitarum
-26 Cumque adjuvisset Deus Levitas
-27 Et universi Levitæ qui portabant arcam
16- 4 Constituitque coram arca Domini de Levitis
23- 2 Et congregavit... sacerdotes, atque Levitas
- 3 Numeratique sunt Levitæ a triginta annis
-26 Nec erit officii Levitarum ut ultra portent
-30 Levitæ vero, ut stent mane ad confitendum
24- 6 Semeïas filius Nathanaël scriba Levites
26-17 Ad Orientem vero Levitæ sex
27-17 Levitis, Hasabias filius Camuël: Aaronitis
28-21 Ecce divisiones sacerdotum et Levitarum
2 Par. 5- 4 Portaverunt Levitæ arcam
- 5 Portaverunt sacerdotes cum Levitis
-12 Tam Levitæ quam cantores.. vestiti byssinis
7- 6 Et Levitæ in organis carminum Domini
8-14 Et Levitas in ordine suo, ut laudarent
-15 Nec prætergressi sunt de mandatis regis, tam sacerdotes quam Levitæ
11-13 Sacerdotes a. et Levitæ... venerunt ad eum
13- 9 Et ejecistis... filios Aaron, atque Levitas
-10 Et Levitæ sunt in ordine suo
17- 8 Et cum eis Levitas Semeïam, et Nathaniam Et Thobiam, et Thobadoniam, Levitas
19- 8 In Jerus. quoq. constituit Josaphat Levitas
-11 Habetisque magistros Levitas coram vobis
20-14 Erat a. Jahaziel... Levites de filiis Asaph
-19 Porro Levitæ de filiis Caath, et de filiis Core, laudabant Dominum Deum Israël
23- 2 Congregaverunt Levitas de cunctis urbibus Juda
- 5 Tertia pars vestrum qui veniunt ad sabbatum, sacerdotum, et Levitarum
- 6 Nisi sacerdotes, et qui ministrant de Levitis
- 7 Levitæ autem circumdent regem
- 8 Fecerunt ergo Levitæ, et universus Juda
-18 Sub manibus sacerdotum, et Levitarum
24- 5 Congregavitque sacerdotes, et Levitas Porro Levitæ egere negligentius
- 6 Ut cogeres Levitas inferre de Juda et de Jer.
-11 Cumque tempus esset ut deferrent arcam coram rege per manus Levitarum
29- 4 Adduxitque sacerdotes atque Levitas
- 5 Audite me, Levitæ, et sanctificamini
-12 Surrexerunt ergo Levitæ
-16 Quam tulerunt Levitæ, et asportaverunt
-25 Constituit quoque Levitas in domo Domini
-26 Steteruntque Levitæ tenentes organa David
-30 Præcepitque Ezechias et principes Levitis
-34 Unde et Levitæ fratres eorum adjuverunt Levitæ quippe faciliori ritu sanctificantur
30-15 Atq. Levitæ tandem sanctificati obtulerunt
-16 Sacerdotes vero suscipiebant effundendum sanguinem de manibus Levitarum
-17 Et idcirco immolarent Levitæ Phase his
-21 Levitæ quoque et sacerdotes, per organa
-22 Locutus est Ezechias ad cor omnium Levitarum
-25 Et hilaritate perfusa omnis turba Juda, tam sacerdotum et Levitarum
-27 Sacerdotes atq. Levitæ benedicentes populo
31- 2 Tam sacerdotum videlicet quam Levitarum
- 4 Ut darent partes sacerdotibus et Levitis
- 9 Interrogavitque Ezechias sacerdotes et Levitas
-12 Fuit a. præfectus eorum Chonenias Levita
-14 Core vero filius Jemna Jevites et janitor
-17 Et Levitis a vigesimo anno et supra
-19 Qui partes distribuerent universo sexui masculino de sacerdotibus et Levitis

2 Par. 34- 9 Et quam congregaverant Levitæ, et janitores
-12 Omnes Levitæ scientes organis canere
-13 Erant scribæ, et magistri de Levitis janitores
-30 Sacerdotes, et Levitæ, et cunctus populus
35- 3 Levitis quoque, ad quorum eruditionem omnis Israël sanctificabatur Domino
- 8 Sponte quod voverant, obtulerunt, tam populo, quam sacerdotibus et Levitis
- 9 Et Jehiel, et Jozabad, principes Levitarum Dederunt cæteris Levitis ad celebrandum
-10 Levitæ q. in turmis, juxta regis imperium
-11 Et Levitæ detraxerunt pelles holocaustorum
-14 Unde Levitæ sibi, et sacerdotibus filiis Aaron paraverunt novissimis
-15 Et fratres eorum Levitæ paraverunt eis cibos
-18 Sacerdotibus, et Levitis, et omni Judæ
1 Esdr. 1- 5 Et surrexerunt... et sacerdotes, et Levitæ
2-40 Levitæ: Filii Josuë et Cedmihel
-70 Habitaverunt ergo sacerdotes, et Levitæ
3- 8 Et Levitæ, et omnes qui venerant de captiv. Constituerunt Levitas a viginti annis et supra
- 9 Et filii eorum, et fratres eorum Levitæ
-10 Levitæ filii Asaph in cymbalis, ut laudarent
-12 Plurimi etiam de sacerdotibus et Levitis
6-16 Fecerunt a. filii Isr., sacerdotes et Levitæ
-18 Et statuerunt... Levitas in vicibus suis
-20 Purificati e. fuerant sacerdotes et Levitæ
7- 7 Et de filiis sacerdotum, et de filiis Levitarum
-13 Cuicumq. placuerit.. de sacerdotibus ejus, et de Levitis, ire in Jerusalem, tecum vadat
-24 Vobis quoque notum facimus de universis sacerdotibus, et Levitis, et cantoribus
8-20 Et principes ad ministeria Levitarum
-29 Coram principibus sacerdot. et Levitarum
-30 Susceperunt a... Levitæ pondus argenti
-33 Cumque eis Jozabed filius Josuë, et Noadaïa filius Bennoï Levitæ
9- 1 Non est separatus populus Israël, sacerdotes et Levitæ, a populis terrarum
10- 5 Adjuravit principes sacerd. et Levitarum
-15 Mesollam et Sebethaï Levites adjuverunt
-23 Et de filiis Levitarum, Jozabed, et Semeï
2 Esdr. 3-17 Post eum ædificaverunt Levitæ
7- 1 Et recensui janitores, et cantores, et Levitas
-42 Filii Arem, mille decem et septem. Levitæ
-73 Habitaverunt autem sacerdotes, et Levitæ
8- 7 Hanan, Phalaïa, Levitæ, silentium faciebant
- 9 Et Levitæ interpretantes universo populo
-11 Levitæ a. silentium faciebant in o. populo
-13 Sacerdotes, et Levitæ ad Esdram scribam
9- 4 Surrexerunt a. super gradum Levitarum
- 5 Et dixerunt Levitæ, Josuë, et Cedmihel
-38 Et signant principes nostri, Levitæ nostri
10-28 Et reliqui de populo, sacerdotes, Levitæ
-34 Inter sacerdotes, et Levitas, et populum
-37 Afferemus... et decimam partem terræ nostræ Levitis Ipsi Levitæ decimas accipient
-38 Filius Aaron cum Levitis in decimis Levitarum Levitæ offerent decim. partem decimæ suæ
11- 3 In urbibus suis, Israël, sacerdotes, Levitæ
-15 Et de Levitis Semeia filius Hasub
-16 In domo Dei, a principibus Levitarum
-18 Omnes Levitæ in civitate sancta ducenti octoginta quatuor
-20 Et Levitæ in universis civitatibus Juda
-22 Episcopus Levitarum in Jerusalem, Azzi
-36 Et de Levitis portiones Judæ et Benjamin
12- 1 Hi sunt autem sacerdotes et Levitæ
- 8 Porro Levitæ, Jesua, Benui, Cedmihel
-24 Et principes Levitarum, Hasebia, Serebia
-27 Requisierunt Levitas de omnibus locis suis
-30 Et mundati sunt sacerdotes et Levitæ
-43 Sacerdotes et Levitas: quia lætificatus est Juda in sacerdotibus et Levitis astantibus
-46 Et sanctificabant Levitas, et Levitæ sanctificabant filios Aaron
13- 5 Partes Levitarum, et cantorum, et janitor.
-10 Et cognovi quod partes Levitarum non fuissent datæ: et fugisset unusquisque in regionem suam de Levitis
-13 Et Sadoc scribam, et Phadaïam de Levitis
-22 Dixi quoque Levitis ut mundarentur
-30 Constitui ordines sacerdotum et Levitarum
Isai. 66-21 Et assumam ex eis in sacerdotes, et Levitas
Jerem. 33-18 Et de Levitis non interibit vir a facie mea
-21 Et Levitæ et sacerdotes ministri mei
-22 Sic multiplicabo... et Levitas ministros meos
*Ezech.*43-19 Et dabis sacerdotibus, et Levitis
44-10 Sed et Levitæ, qui longe recesserunt a me
-15 Sacerdotes autem et Levitæ filii Sadoc
45- 5 Et decem millia latitudinis, erunt Levitis
48-11 Sicut erraverunt et Levitæ
-12 Juxta terminum Levitarum

Ezech. 48-13 Sed et Levitis similiter juxta fines sacerdot.
-22 De possessione autem Levitarum
Luc. 10-32 Similiter et Levita, cum esset secus locum
Joan. 1-19 Quando miserunt Judæi ab Jerosolymis sacerdotes et Levitas ad eum
Act. 4-36 Joseph autem... Levites, Cyprius genere

LEVITAS.

Tobiæ. 3-17 Neque cum his, qui in levitate ambulant
Esth. 16- 9 Ex animi nostri venire levitate
2 Cor. 1-17 Cum..voluissem, numquid levitate usus sum

LEVITER.

Job. 39-34 Qui leviter locutus sum, respondere quid possum?

LEVITICUS, A, UM.

Exod. 6-25 Hi sunt principes familiarum Leviticarum
Deut. 17- 9 Veniesque ad sacerdotes Levitici generis
-18 Accipiens exemplar a sacerdotibus Leviticæ tribus
24- 8 Sed facies quæcumque docuerint te sacerdotes Levitici generis
27- 9 Dixeruntque Moyses et sacerdotes Levitici generis ad omnem Israëlem
Josue. 3- 3 Et sacerdotes stirpis Leviticæ portantes eam
21-10 Filiis Aar.per familias Caath Levitici generis
-20 Reliquis vero per familias filiorum Caath Levitici generis, hæc est data possessio
-27 Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit
Judic. 17-13 Nunc scio, dicens, quod benefaciet mihi Deus habenti Levitici generis sacerdotem
1 Par. 15-12 Vos qui estis princ. familiarum Leviticarum
24- 6 Principibus quoque familiarum sacerdotalium et Leviticarum
-31 Coram David rege... et principibus familiarum sacerdotalium et Leviticarum
28-13 Divisionumq. sacerdotalium et Leviticarum
2 Par. 31- 2 Constituit turmas sacerdotales et Leviticas
35- 5 Ministrate.. per familias turmasq. Leviticas
2 Esdr. 13-29 Sacerdotium, jusq. sacerdotale et Leviticum
Esth. 11- 1 Qui se sacerdotem et Levitici generis ferebat
Hebr. 7-11 Si ergo consummatio per sacerdotium Leviticum erat

LEVO.

Gen. 13-14 Leva oculos tuos,et vide a loco in quo nunc es
14-22 Levo manum meam ad Dominum Deum
21-16 Sedens contra, levavit vocem suam et flevit
22-13 Levavit Abraham oculos suos, viditque...
31-10 Levavi oculos meos, et vidi in somnis
-12 Leva oculos tuos, et vide universos masculos
33- 5 Levatisque oculis, vidit mulieres et parvulos
48-17 Manum patris levare conatus est de capite
Exod. 6- 8 In terram, super quam levavi manum
10-13 Et mane facto, ventus urens levavit locustas
14-10 Levantes filii Isr. oculos, viderunt Ægyptios
17-11 Cumque levaret Moyses manus, vincebat Israël
20-25 Si e. levaveris cultrum super eo, polluetur
Levit. 8-27 Postquam levaverunt ea coram Domino
14-24 Suscipiens agnum pro delicto..levabit simul
Num. 2-17 Levabitur autem tabernaculum testimonii
10- 6 Levabunt tentoria qui habitant ad Meridiem
14-30 Non intrabitis terram, super quam levavi manum meam
Deut. 32-40 Levabo ad cœlum manum meam, et dicam
Josue. 5-13 Levavit oculos, et vidit virum stantem
8-18 Leva clypeum, qui in manu tua est
Judic. 21- 2 Levaverunt vocem, et magno ululatu cœperunt flere
1 Reg. 2-14 Omne quod levabat fuscinula, tollebat sacerdos sibi
9-24 Levavit a. cocus armum, et posuit ante Saül
11- 4 Levavit omnis populus vocem suam, et flevit
24-17 Et levavit Saül vocem suam, et flevit
30- 4 Levaverunt David et populus... voces suas
2 Reg. 2-22 Et levare non potero faciem meam ad Joab
3-32 Levavit rex David vocem suam, et flevit
13-36 Intrantes levaverunt vocem suam, et flever.
18-28 Levaverunt manus suas contra dominum
20-21 Levavit manum suam contra regem David
23-18 Ipse est qui levavit hastam suam contra trecentos
3 Reg. 11-26 Levavit manum contra regem
20-33 Et levavit eum in currum suum
4 Reg. 2- 1 Cum levare vellet Dominus Eliam
-13 Et levavit pallium Eliæ quod ceciderat ei
9-25 Quod Dominus onus hoc levaverit super eum
-32 Levavitque Jehu faciem suam ad fenestram
10-15 At ille levavit eum ad se in currum
1 Par. 11-11 Levavit hastam suam super trecentos vulneratos una vice
-20 Levavit hastam suam contra trecentos vulneratos
1 Par. 16-29 Levate sacrificium, et venite in conspectu
21-16 Levansque David oculos suos, vidit Angelum
2 Par. 6-13 Et palmis in cœlum levatis
1 Esdr. 9- 6 Et erubesco levare faciem meam ad te
2 Esdr. 2- 1 Et levavi vinum, et dedi regi
6- 6 Et levare te velis super eos regem
9-15 Et possiderent terram, super quam levasti manum tuam
Judith. 11- 2 Non levassem lanceam meam super eum
Job. 10-15 Si justus, non levabo caput, saturatus afflictione
11-15 Tunc levare poteris faciem tuam
31-21 Si levavi super pupillum manum meam
Psal. 24- 1 Ad te, Domine, levavi animam meam
62- 5 Et in nomine tuo levabo manus meas
73- 3 Leva manus tuas in superbias eor. in finem
85- 4 Quoniam ad te, Dom., animam meam levavi
118-48 Et levavi manus meas ad mandata tua
120- 1 Levavi oculos meos in montes
122- 1 Ad te levavi oculos meos, qui habitas in cœlis
142- 8 Quia ad te levavi animam meam
Eccli. 20-11 Et est qui ab humilitate levabit caput
Isai. 2- 4 Non levabit gens contra gentem gladium
10-24 Baculum suum levabit super te in via Ægypti
-26 Et levabit eam in via Ægypti
11-12 Et levabit signum in nationes
-15 Et levabit manum suam super flumen
13- 2 Levate signum, exaltate vocem
Levate manum, et ingrediantur portas duces
15- 5 In via Oronaïm clamorem contritionis levabunt
24-14 Hi levabunt vocem suam, atque laudabunt
37- 4 Leva ergo orationem pro reliquiis, quæ repertæ sunt
-23 Et levasti altitudinem oculorum tuorum
40-11 Congregabit agnos, et in sinu suo levabit
-26 Levate in excelsum oculos vestros, et videte quis creavit
45-20 Nescierunt qui levant lignum sculpturæ suæ
49-18 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
-22 Ecce levabo ad gentes manum meam
51- 6 Levate in cœlum oculos vestros, et videte
52- 8 Levaverunt vocem, simul laudabunt
60- 4 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
Jerem. 3- 2 Leva oculos tuos in directum, et vide
4- 6 Levate signum in Sion. Confortamini
- 7 Ascendit leo... et prædo gentium se levavit
6- 1 Et super Bethacarem levate vexillum
13-20 Levate oculos vestros, et videte
22-27 In terram, ad quam ipsi levant animam... non revertentur
38-10 Et leva Jeremiam prophetam de lacu
50- 2 Levate signum, prædicate, et nolite celare
51- 1 Qui cor suum levaverunt contra me
-12 Super muros Babylonis levate signum
Levate custodes, præparate insidias
-16 Qui levat nubes ab extremo terræ
-27 Levate signum in terra, clangite buccina
Thren. 2-19 Leva ad eum manus tuas pro anima parvulorum tuorum
3-28 Sedebit solitarius, et tacebit: quia levavit super se
-41 Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum
Ezech. 3-14 Spiritus quoque levavit me, et assumpsit me
8- 5 Fili hom.,leva oculos tuos ad viam Aquilonis
Et levavi oculos meos ad viam Aquilonis
11-24 Spiritus levavit me, adduxitq. in Chaldæam
18- 6 Oculos suos non levaverit ad idola domus
-12 Ad idola levantem oculos suos
-15 Oculos suos non levaverit ad idola domus Israël
20- 5 Levavi manum m. pro stirpe domus Jacob
Et levavi manum meam pro eis, dicens
- 6 In die illa levavi manum meam pro eis
-15 Ego igitur levavi manum meam super eos
-23 Iterum levavi manum meam in eos in solitudine
-28 Super quam levavi manum meam ut darem
-42 In terram, pro qua levavi manum meam
23-27 Nec levabis oculos tuos ad eos
28-11 Fili hominis, leva planctum sup. regem Tyri
33-25 Oculos vestros levatis ad immunditias vest.
36- 7 Dicit Dom. Deus: Ego levavi manum meam
44-12 Idcirco levavi manum meam super eos
47-14 Super quam levavi manum meam ut darem
Dan. 4-31 Ego Nabuchodonosor oculos meos ad cœlum levavi
8- 3 Et levavi oculos meos, et vidi
10- 5 Levavi oculos meos, et vidi
Osee 13- 6 Et levaverunt cor suum, et obliti sunt mei
Amos. 4- 2 Dies venient super vos, et levabunt vos in contis
5- 1 Verbum.. quod ego levo super vos planctum
Habac. 3-10 Altitudo manus suas levavit
Zach. 1-18 Levavi oculos meos, et vidi
-21 Et nemo eorum levavit caput suum
Quæ levaverunt cornu super terram Juda
2- 1 Et levavi oculos meos, et vidi
- 9 Quia ecce ego levo manum meam super eos
5- 1 Conversus sum, et levavi oculos meos
- 5 Leva oculos tuos, et vide quid est hoc
- 9 Levavi oculos meos: et vidi
Levaverunt amphoram inter terram et cœlum
6- 1 Et conversus sum, et levavi oculos meos
12- 3 Omnes, qui levabunt eam, concisione lacerabuntur
Matth. 12-11 Nonne tenebit et levabit eam?
17- 8 Levantes a. oculos suos, neminem viderunt
Luc. 17-13 Et levaverunt vocem, dicentes
18-13 Nolebat nec oculos ad cœlum levare
21-28 Respicite, et levate capita vestra
Joan. 4-35 Levate oculos vestros, et videte regiones
13-18 Levabit contra me calcaneum suum
Act. 2-14 Levavit vocem suam, et locutus est eis
4-24 Unanimiter levaverunt vocem ad Deum
14-10 Levaverunt vocem suam, Lycaonice dicentes
22-22 Et levaverunt vocem suam, dicentes
27-40 Et levato artemone secundum auræ flatum
1 Tim. 2- 8 Levantes puras manus sine ira et disceptatione
Apoc. 10- 5 Levavit manum suam ad cœlum

LEX.

Gen. 26- 5 Et cæremonias legesque servaverit
47-26 Et factum est quasi in legem
Exod. 12-49 Eadem lex erit indigenæ et colono
13- 9 Ut lex Domini semper sit in ore tuo
16- 4 Utrum ambulet in lege mea, an non
-28 Custodire mandata mea, et legem meam
18-16 Et ostendam præcepta Dei, et leges ejus
24-12 Daboque tibi tabulas lapideas, et legem
Levit. 4-22 Quod Domini lege prohibetur
-27 Quidquam de his quæ Domini lege prohibentur
5-17 Unum ex his quæ Domini lege prohibentur
6- 9 Hæc est lex holocausti: Cremabitur in altari
-14 Hæc est lex sacrificii et libamentorum
-25 Ista est lex hostiæ pro peccato
7- 1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto
- 7 Utriusque hostiæ lex una erit
-11 Hæc est lex hostiæ pacificorum
-34 Dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua
-37 Ista est lex holocausti et sacrificii pro pec.
10-15 Pertineant ad te, et ad filios tuos, lege perpetua
11-46 Ista est lex animantium ac volucrum
12- 7 Ista est lex parientis masculum aut fœminam
13-59 Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei
14-54 Ista est lex omnis lepræ et percussuræ
15-32 Ista est lex ejus, qui patitur fluxum seminis
18- 5 Custodite leges meas atque judicia
19-19 Leges meas custodite
20-22 Custodite leges meas atque judicia, et facite
26-15 Si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis
-43 Eo quod abjecerint judicia mea, et leges meas despexerint
-45 Hæc sunt judicia atque præcepta et leges
Num. 5-29 Ista est lex zelotypiæ
6-13 Ista est lex consecrationis
-21 Ista est lex Nazaræi, cum voverit oblationem
8-24 Hæc est lex Levitarum
15-29 Una lex erit omnium, qui peccaverint ignorantes
19-14 Ista est lex hominis qui moritur in tabernac.
21-18 Paraverunt duces multitudin. in datore legis
27-11 Eritq. hoc filiis Israël sanctum lege perpetua
30-17 Istæ sunt leges, quas constituit Dom. Moysi
31-21 Hoc est præceptum legis, quod mandavit Dominus Moysi
36- 6 Hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est
Deut. 1- 5 Cœpitq. Moyses explanare legem, et dicere
4- 8 Et universam legem, quam ego proponam
-44 Ista est lex, quam proposuit Moyses coram filiis Israel
17-11 Juxta legem ejus; sequerisque sententiam eorum
-18 Describet sibi Deuteronomium legis hujus
-19 Cæremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt
19- 4 Hæc erit lex homicidæ fugientis, cujus vita servanda est
25- 7 Sin autem noluerit accipere uxorem fratris sui, quæ ei lege debetur
27- 3 Ut possis in eis scribere omnia verba legis
- 8 Scribes sup. lapides omnia verba legis hujus

Deut. 21-26 Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus
28-58 Nisi custodieris et feceris omnia verba legis
-61 Quæ non sunt scriptæ in volumine legis huj.
29-21 Juxta maledictiones, quæ in libro legis hujus ac fœderis continentur
-29 Ut faciamus universa verba legis hujus
30-10 Cæremonias quæ, in hac lege conscripta sunt
31- 9 Scripsit itaque Moyses legem hanc
-11 Leges verba legis hujus coram omni Israël
-12 Impleantque omnes sermones legis hujus
-24 Postquam ergo scripsit Moyses verba legis
32-46 Et implere universa quæ scripta sunt legis
33- 2 In dextera ejus ignea lex
- 4 Legem præcepit nobis Moyses
-10 Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Israël
Josue. 1- 7 Et facias omnem legem, quam præcepit tibi
- 8 Non recedat volumen legis hujus ab ore tuo
8-31 Et scriptum est in volumine legis Moysi
-32 Scripsit super lapides Deuteronomium legis
-34 Cuncta quæ scripta erant in legis volumine
22- 5 Et opere compleatis mandatum et legem
23- 6 Cuncta quæ scripta sunt in volumine legis
24-26 Scripsit quoque omnia verba hæc in volumine legis Domini
1 *Reg.* 10-25 Locutus est aut. Samuël ad populum legem
30-25 Et quasi lex in Israël usque in diem hanc
2 *Reg.* 7-19 Ista est enim lex Adam, Domine Deus
3 *Reg.* 2- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
4 *Reg.* 10-31 Jehu non custodivit ut ambularet in lege Do.
14- 6 Juxta quod scriptum est in libro legis Moysi
17-13 Juxta omnem legem quam præcepi patrib.
-34 Neque custodiunt... judicia, et legem, et mandatum
-37 Et legem, et mandatum quod, scripsit vobis
21- 8 Et universam legem, quam mandavit eis
22- 8 Librum legis reperi in domo Domini
-11 Et audisset rex verba libri legis Domini
-16 Omnia verba legis quæ legit rex Juda
23-24 Ut statueret verba legis, quæ scripta sunt
-25 Juxta omnem legem Moysi
1 *Par.* 16-40 Juxta omnia quæ scripta sunt in lege Dom.
22-12 Et custodire legem Domini Dei tui
2 *Par.* 5-10 Quando legem dedit Dominus filiis Israël
6-16 Et ambulaverint in lege mea, sicut et tu
12- 1 Dereliquit legem Dom., et omnis Isr. cum eo
13-11 Et thymiama juxta legis præcepta confectum
14- 4 Et faceret legem, et universa mandata
15- 3 Absque sacerdote doctore, et absque lege
17- 9 Docebantque populum in Juda, habentes librum legis Domini
19-10 Ubicumque quæstio est de lege, de mandato
23-11 Dederuntque in manu ejus tenendam legem
-18 Ut offerrent... sicut scriptum est in lege
25- 4 Non interfecit, sicut scriptum est in libro legis Moysi
30- 5 Multi enim non fecerant sicut lege præscriptum est
-16 Juxta dispositionem et legem Moysi hominis Dei
31- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
- 4 Ut possent vacare legi Domini
-21 Juxta legem et cæremonias
33- 8 Cunctamq. legem et cæremonias atq. judicia
34-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Dom.
-15 Librum legis inveni in domo Domini
-19 Audissetque ille verba legis, scidit vestimenta sua
35-13 Juxta quod in lege scriptum est
-25 Et quasi lex obtinuit in Israël
-26 Quæ lege præcepta sunt Domini
1 *Esdr.* 3- 2 Sicut scriptum est in lege Moysi viri Dei
7- 6 Et ipse scriba velox in lege Moysi
-10 Paravit cor suum, ut investigaret legem Do.
-12 Scribæ legis Dei cœli doctissimo, salutem
-14 Ut visites Judæam et Jerusalem in lege Dei
-21 Esdras sacerdos, scriba legis Dei cœli
-25 His videlicet qui noverant legem Dei tui
-26 Omnis qui non fecerit legem Dei tui, et legem regis diligenter, judicium erit de eo
10- 3 Secundum legem fiat
2 *Esdr.* 8- 1 Dixerunt Esdræ scribæ ut afferret librum legis Moysi
- 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem coram multitudine virorum et mulierum
- 7 Silentium faciebant in populo ad audiendam legem
- 8 Legerunt in libro legis Dei distincte
- 9 Flebat enim omnis populus cum audiret verba legis
-13 Ut interpretarur eis verba legis
-14 Et invenerunt scriptum in lege
-18 Legit a. in libro legis Dei per dies singulos
9- 3 Et legerunt in volumine legis Domini Dei sui
-13 Dedisti eis judicia recta, et legem veritatis
2 *Esdr.* 8-14 Et legem præcepisti eis in manu Moysi viser
-26 Et projecerunt legem tuam post terga sua
-29 Contestatus es eos ut reverterentur ad legem tuam
-34 Et patres nostri non fecerunt legem tuam
10-28 Qui se separaverunt de populis terrarum ad legem Dei
-29 Et jurandum ut ambularent in lege Dei
-34 Sicut scriptum est in lege Moysi
-36 Sicut scriptum est in lege
13- 3 Cum audissent legem, separaverunt
Tobiæ. 1- 8 Secundum legem Dei puerulus observabat
7-14 Ut ista conjungeretur... secundum legem
Judith. 3- 4 Sint omnia nostra sub lege tua
Esth. 1-13 Faciebat cuncta consilio scientium leges ac jura majorum
-19 Scribatur juxta legem Persarum atque Medorum
3- 8 Novis utens legibus et cæremoniis
4-16 Ingrediar ad regem, contra legem faciens
13- 4 Qui novis uteretur legibus
- 5 Adversus omne hominum genus perversis uti legibus
15-13 Pro omnibus hæc lex constituta est
16-15 Sed econtrario justis utentes legibus
-19 Ut liceat Judæis uti legibus suis
Job. 11- 6 Quod multiplex esset lex ejus
22-22 Suscipe ex ore illius legem
28-26 Quando ponebat pluviis legem, et viam procellis
Psal. 1- 2 Sed in lege Domini voluntas ejus
Et in lege ejus meditabitur die ac nocte
18- 8 Lex Domini immaculata convertens animas
24- 8 Propter hoc legem dabit delinquentib. in via
-12 Legem statuit ei in via, quam elegit
26-11 Legem pone mihi, Domine, in via tua
36-31 Lex Dei ejus in corde ipsius
39- 9 Et legem tuam in medio cordis mei
70- 4 De manu contra legem agentis et iniqui
77- 1 Attendite, popule meus, legem meam
- 5 Et legem posuit in Israël
-10 Et in lege ejus noluerunt ambulare
88-31 Si autem dereliquerint filii ejus legem meam
93-12 Et de lege tua docueris eum
104-45 Et legem ejus requirant
118- 1 Qui ambulant in lege Domini
-18 Et considerabo mirabilia de lege tua
-29 Et de lege tua miserere mei
-33 Legem pone mihi, Do., viam justificationum
-34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem
-44 Et custodiam legem tuam semper
-51 A lege autem tua non declinavi
-53 Pro peccatoribus derelinquentibus legem
-55 Memor fui nocte nominis tui... et custodivi legem tuam
-57 Portio mea, Domine, dixi, custodire legem
-61 Et legem tuam non sum oblitus
-70 Ego vero legem tuam meditatus sum
-72 Bonum mihi lex oris tui, super millia auri et argenti
-77 Quia lex tua meditatio mea est
-85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes : sed non ut lex tua
-92 Nisi quod lex tua meditatio mea est
-97 Quomodo dilexi legem tuam, Domine ?
-102 Quia tu legem posuisti mihi
-109 Et legem tuam non sum oblitus
-113 Iniquos odio habui : et legem tuam dilexi
-126 Dissipaverunt legem tuam
-136 Quia non custodierunt legem tuam
-142 Justitia in æternum : et lex tua veritas
-150 A lege autem tua longe facti sunt
-153 Quia legem tuam non sum oblitus
-163 Iniquitatem odio habui..legem a. tuam dilexi
-165 Pax multa diligentibus legem tuam
-174 Et lex tua meditatio mea est
129- 4 Et propter legem tuam sustinui te, Domine
Prov. 1- 8 Et ne dimittas legem matris tuæ
3- 1 Fili mi, ne obliviscaris legis meæ
-21 Fili mi... custodi legem atque consilium
4- 2 Legem meam ne derelinquatis
6-20 Et ne dimittas legem matris tuæ
-23 Et lex lux, et via vitæ increpatio disciplinæ
7- 2 Et legem meam quasi pupillam oculi tui
8-15 Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt
-27 Quando certa lege, et gyro vallabat abyssos
-29 Et legem ponebat aquis, ne transirent fines
13-14 Lex sapientis fons vitæ, ut declinet a ruina
28- 4 Qui derelinquunt legem, laudant impium
- 7 Qui custodit legem, filius sapiens est
- 9 Declinat aures suas ne audiat legem
29-18 Qui vero custodit legem, beatus est
31-26 Et lex clementiæ in lingua ejus
Sap. 2-11 Sit autem fortitudo nostra lex justitiæ
Sap. 2-12 Improperat nobis peccata legis
6- 5 Non recte judicastis, nec custodistis legem justitiæ
-19 Dilectio, custodia legum illius est
Custoditio autem legum, consummatio incorruptionis est
9- 5 Et minor ad intellectum judicii et legum
14-16 Hic error tanquam lex custoditus est
16- 6 Ad commemorationem mandati legis tuæ
18- 4 Incorruptum legis lumen sæculo dari
- 9 Et justitiæ legem in concordia disposuerunt
Prolog. Eccli. Per legem et prophetas
Postquam se amplius dedit ad diligentiam lectionis legis
Non a. solum hæc, sed et ipsa lex et Proph.
Qui secundum legem Domini proposuerint vitam agere
Eccli. 2-19 Qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius
11-15 Disciplina, et scientia legis apud Deum
17- 9 Et legem vitæ hæreditavit illos
19-18 Et in omni sapientia dispositio legis
-21 Et transgreditur legem Altissimi
23-33 Primo enim in lege Altissimi incredibilis fuit
24-33 Legem mandavit Moyses in præceptis justitiarum
32-19 Qui quærit legem, replebitur ab ea
33- 3 Homo sensatus credit legi Dei, et lex illi fidelis
34- 8 Sine mendacio consummabitur verbum legis
35- 1 Qui conservat legem, multiplicat oblation.
38-39 Et conquirentes in lege Altissimi
39-11 Et in lege testamenti Domini gloriabitur
41-11 Væ vobis... qui dereliquistis legem Domini
42- 2 De lege Altissimi et testamento, et de judicio
44-20 Qui conservavit legem Excelsi
45- 6 Et dedit illi coram præcepta, et legem vitæ
-21 Et in lege sua lucem dare Israël
46-17 In lege Domini congregationem judicavit
49- 6 Reliquerunt legem Altissimi reges Juda
Isai. 1-10 Percipite auribus legem Dei nostri
2- 3 Quia de Sion exibit lex, et verbum Domini de Jerusalem
5-24 Abjecerunt e. legem Domini exercituum
8-16 Signa legem in discipulis meis
-20 Ad legem magis, et ad testimonium
10- 1 Væ qui condunt leges iniquas
24- 5 Quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus
29-24 Et mussitatores discent legem
30- 9 Mendaces, filii nolentes audire legem Dei
33-18 Ubi est litteratus ? ubi legis verba ponderans ?
42- 4 Et legem ejus insulæ expectabunt
-21 Et magnificaret legem, et extolleret
-24 Et non audierunt legem ejus
51- 4 Tribus mea, me audite : quia lex a me exiet
- 7 Populus meus lex mea in corde eorum
Jerem. 2- 8 Et tenentes legem nescierunt me
6-19 Et legem meam projecerunt
8- 8 Sapientes nos sumus, et lex Domini nobiscum est
9-13 Quia dereliquerunt legem meam quam dedi
10- 3 Quia leges populorum vanæ sunt
16-11 Et legem meam non custodierunt
18-18 Non enim peribit lex a sacerdote
26- 4 Ut ambuletis in lege mea, quam dedi vobis
31-33 Dabo legem meam in visceribus eorum
-36 Si defecerint leges istæ coram me, dicit Do.
32-23 Et in lege tua non ambulaverunt
33-25 Et leges cœlo et terræ non posui
44-10 Et non ambulaverunt in lege Domini
-23 Et in lege et in præceptis..non ambulaveritis
Thren. 2- 9 Non est lex, et prophetæ ejus non invenerunt visionem
Baruc. 2- 2 Secundum quæ scripta sunt in lege Moysi
-28 In die qua præcepisti ei scribere legem tuam
4- 1 Et lex, quæ est in æternum
-12 Quia declinaverunt a lege Dei
Ezech. 7-26 Et lex peribit a sacerdote, et consilium a senioribus
22-26 Sacerdotes ejus contempserunt legem meam
43-11 Et omnes leges ejus ostende eis, et scribes in oculis
-12 Ista est lex domus in summitate montis
Hæc est ergo lex domus
44- 5 De universis cæremoniis...et de cunctis legibus
-24 Leges meas, et præcepta mea... custodient
Dan. 2-14 Tunc Daniel requisivit de lege
6- 5 Non inveniemus Danieli.. occasionem, nisi forte in lege Dei sui
-10 Quod cum Daniel comperisset, id est, constitutam legem
-13 Non curavit de lege tua, et de edicto
-15 Scito, rex, quia lex Medorum atque Persarum est

Dan. 7-25 Et putabit quod possit mutare tempora, et leges
9-10 Ut ambularemus in lege ejus, quam posuit
-11 Et omnis Israel prævaricati sunt legem tuam
-13 Sicut scriptum est in lege Moysi
13- 3 Erudierunt filiam suam secundum legem
-62 Ut facerent secundum legem Moysi
Osee. 4- 6 Et oblita es legis Dei tui, obliviscar filiorum
8- 1 Et legem meam prævaricati sunt
-12 Scribam ei multiplices leges meas
Amos. 2- 4 Eo quod abjecerit legem Domini et mandata
Mich. 4- 2 Quia de Sion egredietur lex, et verbum Domini de Jerusalem
7-11 In die illa longe fiet lex
Habac. 1- 4 Propter hoc lacerata est lex
Soph. 3- 4 Polluerunt sanctum, injuste egerunt contra legem
-18 Nugas, qui a lege recesserant, congregabo
Aggæi. 2-12 Interroga sacerdotes legem, dicens
Zach. 7-12 Cor suum posuerunt ut adamantem, ne audirent legem
Malac. 2- 6 Lex veritatis fuit in ore ejus
- 7 Custodient scientiam, et legem requirent
- 8 Recessistis de via, et scandalizastis plurimos in lege
- 9 Non servastis vias meas, et accepistis faciem in lege
4- 4 Mementote legis Moysi servi mei
1 Mac. 1-15 Ædificaverunt gymnasium..secundum leges nationum
-43 Et relinqueret unusquisque legem suam
-46 Ut sequerentur leges gentium terræ
-51 Ita ut obliviscerentur legem
-55 Ad eos qui dereliquerant legem Domini
-59 Et libros legis Dei combusserunt igni
-66 Noluerunt infringere legem Dei sanctam
2-15 Accendere thura, et a lege Dei discedere
-19 Ut discedat unusquisque a servitute legis patrum suorum
-20 Obediemus legi patrum nostrorum
-21 Non est nobis utile relinquere legem et justitias Dei
-22 Nec sacrificabimus transgredientes legis nostræ mandata
-24 Accensus est furor ejus secundum judicium legis
-26 Et zelatus est legem, sicut fecit Phinees
-27 Omnis, qui zelum habet legis..exeat post me
-42 Omnis voluntarius in lege
-48 Et obtinuerunt legem de manibus gentium
-50 Nunc ergo, o filii, æmulatores estote legis
-58 Elias, dum zelat zelum legis, receptus est in cœlum
-64 Filii, confortamini, et viriliter agite in lege
-67 Et adducetis ad vos omnes factores legis
-68 Et intendite in præceptum legis
3-21 Pugnabimus pro animabus nostris, et legibus
-48 Et expanderunt libros legis
-56 Ut redirent unusquisque in domum suam secundum legem
4-42 Voluntatem habentes in lege Dei
-47 Acceperunt lapides integros secundum legem
-53 Et obtulerunt sacrificium secundum legem
10-14 Qui reliquerant legem et præcepta Dei
-37 Ambulent in legibus suis, sicut præcepit rex
13- 3 Fecimus pro legibus, et pro sanctis prælia
-48 Collocavit in ea viros qui legem facerent
14-14 Et legem exquisivit, et abstulit omnem iniq.
-29 Restiterunt... ut starent sancta ipsorum, et lex
15-21 Ut vindicet in eos secundum legem suam
2 Mac. 1- 4 Adaperiat cor vestrum in lege sua, et in præceptis suis
2- 2 Et dedit illis legem ne obliviscerentur præcepta Domini
- 3 Hortabatur ne legem amoverent a corde suo
-18 Sicut promisit in lege, speramus
-23 Et leges, quæ abolitæ erant, restituerentur
3- 1 Leges etiam adhuc optime custodirentur
-15 Invocabant de cœlo eum, qui de depositis legem posuit
4- 2 Et æmulatorem legis Dei, audebat insidiatorem regni dicere
-17 In leges enim divinas impie agere impune non cedit
5- 8 Ut refuga legum et execrabilis..extrusus est
-15 Qui legum et patriæ fuit proditor
6- 1 Ut se transferrent a patriis et Dei legibus
- 5 Altare etiam plenum erat illicitis, quæ legibus prohibebantur
-23 Secundum sanctæ et a Deo conditæ legis constituta
-28 Pro gravissimis ac sanctissimis legibus honesta morte perfungar
2 Mac. 7- 2 Parati sumus mori, magis quam patrias Dei leges prævaricari
- 9 Defunctos nos pro suis legibus... suscitabit
-11 Sed propter Dei leges nunc hæc ipsa despicio
-23 Vosmetipsos despicitis propter leges ejus
-24 Affirmabat... translatum a patriis legibus amicum habiturum
-30 Non obedio præcepto regis, sed præcepto legis
-37 Et corpus meum trado pro patriis legibus
8- 21 Et pro legibus et patria mori parati
-36 Quod sequerentur leges ab ipso constitutas
10-26 Et adversariis adversaretur, sicut lex dicit
11-31 Ut Judæi utantur cibis et legibus suis
12-40 A quibus lex prohibet Judæos
13- 7 Tali lege prævaricatorem legis contigit mori
-11 Quippe qui lege, et patria..privari vererentur
-14 Et usque ad mortem pro legibus...starent
15- 9 Et allocutus eos de lege et prophetis
Matth. 5-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem
-18 Iota unum, aut unus apex non præteribit a lege
7-12 Hæc est enim lex, et Prophetæ
11-13 Omnes enim Prophetæ et lex, usque ad Joannem, prophetaverunt
12- 5 Aut non legistis in lege, quia sabbatis
22-35 Et interrogavit eum unus ex eis legis doctor
-36 Magister, quod est mandatum magnum in lege?
-40 In his duobus mandatis universa lex pendet
23-23 Et reliquistis quæ graviora sunt legis
Luc. 2-22 Secundum legem Moysi, tulerunt illum in Jerusalem
-23 Sicut scriptum est in lege Domini
-24 Secundum quod dictum est in lege Domini
27 Ut facerent secundum consuetudinem legis
-39 Ut perfecerunt omnia secundum legem Do.
5-17 Et erant Pharisæi sedentes, et legis doctores
10-26 In lege quid scriptum est? quomodo legis?
16-16 Lex et Prophetæ, usque ad Joannem
-17 Quam de lege unum apicem cadere
24-44 Necesse est impleri..quæ scripta sunt in lege
Joan. 1-17 Quia lex per Moysen data est
-45 Quem scripsit Moyses in lege, et Prophetæ
7-19 Nonne Moyses dedit vobis legem: et nemo ex vobis facit legem?
-23 Ut non solvatur lex Moysi
-49 Turba hæc, quæ non novit legem, maledicti sunt
-51 Numquid lex nostra judicat hominem
8- 5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare
-17 Et in lege vestra scriptum est
10-34 Nonne scriptum est in lege vestra: quia Ego dixi, dii estis?
12-34 Audivimus ex lege, quia Christus manet in æternum
15-25 Ut adimpleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est
18-31 Et secundum legem vestram judicate eum
19- 7 Responderunt ei Judæi: Nos legem habemus
Et secundum legem debet mori
Act. 6-13 Adversus locum sanctum, et legem
7-53 Qui accepistis legem in dispositione Angel.
13-15 Post lectionem autem legis et Prophetarum
. -38 Quibus non potuistis in lege Moysi justificari
15- 5 Præcipere quoque servare legem Moysi
18-13 Dicentes: Quia contra legem hic persuadet
-15 De verbo, et nominibus, et lege vestra
21-20 Et omnes æmulatores sunt legis
-24 Sed ambulas et ipse custodiens legem
-28 Qui adversus populum, et legem, et locum
22- 3 Eruditus juxta veritatem paternæ legis
Æmulator legis, sicut et vos om. estis hodie
-12 Vir secundum legem testimonium habens
23- 3 Et tu sedens judicas me secundum legem
Et contra legem jubes me percuti?
-29 Quem inveni accusari de quæstionibus legis
24- 6 Voluimus secundum legem nostr. judicare
-14 Quæ in lege et Prophetis scripta sunt
25- 8 Neque in legem Judæorum... peccavi
28-23 Suadensque eis de Jesu ex lege Moysi et Prophetis
Rom. 2-12 Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege peribunt: et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur
-13 Non e. auditores legis justi sunt apud Deum
Sed factores legis justificabuntur
-14 Cum enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex
-15 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis
Rom. 2-17 Et requiescis in lege, et gloriaris in Deo
-18 Et probas utiliora, instructus per legem
-20 Habentem formam scientiæ et veritatis in lege
-23 Qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis Deum inhonoras
-25 Circumcisio quidem prodest, si legem observes: si autem prævaricator legis sis
-26 Si igitur præputium justitias legis custodiat
-27 Legem consummans, te, qui per litteram et circumcisionem prævaricator legis es
3-19 Scimus autem, quoniam quæcumque lex loquitur, iis, qui in lege sunt, loquitur
-20 Quia ex operibus legis non justificabitur omnis caro
Per legem enim cognitio peccati
-21 Nunc a. sine lege justitia Dei manifestata est
Testificata a lege et Prophetis
-27 Per quam legem? Factorum? Non: sed per legem fidei
-28 Justificari hom. per fidem sine operibus legis
-31 Legem ergo destruimus per fidem? Absit: sed legem statuimus
4-13 Non enim per legem promissio Abrahæ
-14 Si enim qui ex lege, hæredes sunt: exinanita est fides
-15 Lex enim iram operatur
Ubi e. non est lex, nec prævaricatio
-16 Non ei qui ex lege est solum
5-13 Usque ad legem enim peccatum erat in mundo: peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset
-20 Lex aut. subintravit ut abundaret delictum
6-14 Non enim sub lege estis, sed sub gratia
-15 Non sumus sub lege, sed sub gratia
7- 1 An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor), quia lex in homine dominatur, quanto tempore vivit?
- 2 Mulier, vivente viro, alligata est legi
Si a. mortuus fuerit vir.. soluta est a lege viri
- 3 Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri
- 4 Vos mortificati estis legi per corpus Christi
- 5 Quæ per legem erant, operabantur
- 6 Nunc autem soluti sumus a lege mortis
- 7 Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit. Sed peccatum non cognovi, nisi per legem... nisi lex diceret: Non concupisces
- 8 Sine lege enim peccatum mortuum erat
- 9 Ego autem vivebam sine lege aliquando
-12 Itaque lex quidem sancta, et mandatum
-14 Scimus enim quia lex spiritualis est
-16 Consentio legi, quoniam bona est
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
-22 Condelector enim legi Dei
-23 Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, et captivantem me in lege peccati
-25 Igitur ego ipse mente servio legi Dei; carne autem, legi peccati
8- 2 Lex enim spiritus vitæ in Christo Jesu liberavit me a lege peccati et mortis
- 3 Nam quod impossibile erat legi
- 4 Ut justificatio legis impleretur in nobis
- 7 Legi e. Dei non est subjecta: nec e. potest
9-31 Israël vero sectando legem justitiæ, in legem justitiæ non pervenit
10- 4 Finis enim legis, Christus, ad justitiam omni credenti
- 5 Justitiam, quæ ex lege est, qui fecerit.. vivet
13- 8 Qui enim diligit proximum, legem implevit
-10 Plenitudo ergo legis est dilectio
1 Cor. 7-39 Mulier alligata est legi, quanto tempore vir ejus vivit
9- 8 An et lex hæc non dicit?
- 9 Scriptum est enim in lege Moysi
-21 Iis qui sub lege sunt, quasi sub lege essem (cum ipse non essem sub lege), ut eos, qui sub lege erant, lucrifacerem: iis qui sine lege erant, tanquam sine lege essem (cum sine lege Dei non essem: sed in lege essem Christi), ut lucrifacerem eos, qui sine lege erant
14-21 In lege scriptum est: Quoniam in aliis linguis... loquar
-34 Non enim permittitur eis loqui... sicut et lex dicit
15-56 Virtus vero peccati lex
Galat. 2-16 Non justificatur homo ex operibus legis
Ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus legis: propter quod ex operibus legis non justificabitur omnis caro
-19 Ego enim per legem, legi mortuus sum, ut Deo vivam

Galat. 2-21 Si enim per legem justitia, ergo gratis Christus mortuus est
3- 2 Ex operibus legis Spiritum accepistis
- 5 Ex operibus legis, an ex auditu fidei ?
-10 Quicumque enim ex operibus legis sunt
Quæ scripta sunt in libro legis, ut faciat ea
-11 Quoniam autem in lege nemo justificatur
-12 Lex autem non est ex fide, sed, Qui fecerit ea, vivet in illis
-13 Christus nos redemit de maledicto legis
-17 Post quadring. et triginta annos facta est lex
-18 Nam si ex lege hæreditas, jam non ex promissione
-19 Quid igitur lex ? Propter transgressiones posita est
21 Lex ergo adversus promissa Dei ? Absit
Si enim data esset lex, quæ posset vivificare, vere ex lege esset justitia
-23 Sub lege custodiebamur conclusi
-24 Itaque lex pædagogus noster fuit in Christo
4- 4 Factum ex muliere, factum sub lege
- 5 Ut eos, qui sub lege erant, redimeret
-21 Dicite mihi qui sub lege vultis esse, legem non legistis ?
5- 3 Quoniam debitor est universæ legis faciendæ
- 4 Evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini
-14 Omnis enim lex in uno sermone impletur
-18 Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege
-23 Adversus hujusmodi non est lex
6- 2 Et sic adimplebitis legem Christi
-13 Neque enim qui circumciduntur, legem custodiunt
Ephes. 2-15 Legem mandatorum decretis evacuans
Philip. 3- 5 Hebræus ex Hebræis, secundum legem Pharisæus
- 6 Secundum justitiam, quæ in lege est
- 9 Non habens meam justitiam, quæ ex lege est
1 Tim. 1- 7 Volentes esse legis doctores, non intelligentes
- 8 Scimus autem quia bona est lex
- 9 Sciens hoc quia lex justo non est posita
Tit. 3- 9 Et contentiones et pugnas legis devita
Hebr. 7- 5 Decimas sumere a populo secundum legem
-11 Populus enim sub ipso legem accepit
-12 Necesse est ut et legis translatio fiat
-16 Non secundum legem mandati carnalis factus est
-19 Nihil enim ad perfectum adduxit lex
-28 Lex enim homines constituit sacerdotes
Sermo aut. jurisjurandi, qui post legem est
8- 4 Cum essent qui offerrent secundum legem munera
-10 Dando leges meas in mentem eorum
9-19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse
-22 In sanguine secundum legem mundantur
10- 1 Umbram e. habens lex futurorum bonorum
- 8 Quæ secundum legem offeruntur
-16 Dando leges meas in cordibus eorum
-28 Irritam quis faciens legem Moysi
Jacob. 1-25 Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis
2- 8 Si tamen legem perficitis regalem
- 9 Redarguti a lege quasi transgressores
-10 Quicumque autem totam legem servaverit
-11 Occides autem, factus es transgressor legis
-12 Sicut per legem libertatis incipientes judicari
4-11 Detrahit legi, et judicat legem
Si autem judicas legem : non es factor legis

LIA.

Filia primogenita Laban, quam pater dolo dedit Jacob nolenti eam ducere quia lippis erat oculis : Rachel autem decora facie et venusto aspectu. Lia peperit sex filios et filiam, nempe : Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zabulon et Dinam : et adoptavit sibi Gad et Aser filios Jacob ex Zelpha ancilla sua. Quo tempore obierit Lia, non legitur in Scriptura ; tantum certum est sepultam fuisse in spelunca ubi Abraham, Sara, Isaac et Rebecca, jam erant conditi.

Gen. 29-16 Habebat vero duas filias, nomen majoris Lia
-17 Sed Lia lippis erat oculis : Rachel decora facie
-23 Vespere Liam filiam suam introduxit ad eum
-24 Cum..fuisset ingressus facto mane vidit Liam
-31 Videns aut. Dominus quod despiceret Liam
30- 9 Sentiens Lia quod parere desiisset
-13 Dixitque Lia : Hoc pro beatitudine mea
-14 Reperit mandragoras quas matri Liæ detulit
-16 Egressa est in occursum ejus Lia
-19 Rursum Lia concipiens, peperit sextum filium
31- 4 Et vocavit Rachel et Liam in agrum
-14 Responderuntque Rachel et Lia
-33 Ingressus itaque Laban tabern. Jacob et Liæ
33- 1 Divisitque filios Liæ et Rachel
- 2 Liam vero, et filios ejus, in secundo loco
- 7 Accessit quoque Lia cum pueris suis
34- 1 Egressa est autem Dina filia Liæ, ut videret
35-23 Filii Liæ : Primogenitus Ruben, et Simeon
-26 Filii Zelphæ ancillæ Liæ : Gad et Aser
46-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopotamia
-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ filiæ
49-31 Ibi et Lia condita jacet
Ruth. 4-11 Faciat Dom. hanc mulierem, quæ ingreditur domum tuam, sicut Rachel et Liam

LIBAMEN.

Gen. 35-14 Libans super eum libamina, et effundens oleum
Exod. 25-29 Cyathos, in quibus offerenda sunt libamina
30- 9 Nec libabitis libamina
37-16 Thuribula... in quibus offerenda sunt libamina
Num. 6-15 Lagana..uncta oleo, ac libamina singulorum
29-11 Cum sacrificio et libaminibus eorum
-16 Et sacrificio et libamine ejus
-18 Sacrificiaque et libamina singulorum
-19 Sacrificioque et libamine ejus
-21 Sacrificiaque et libamina singulorum
-22 Sacrificioque et libamine ejus
-24 Sacrificiaque et libamina singulorum
-25 Sacrificioque ejus et libamine
-27 Sacrificiaque et libamina singulorum
-28 Sacrificioque ejus et libamine
-30 Sacrificiaque et libamina singulorum
-31 Sacrificioque ejus et libamine
-33 Sacrificiaque et libamina singulorum
-34 Sacrificioque ejus et libamine
-37 Sacrificiaque et libamina singulorum
-38 Sacrificioque ejus et libamine
-39 In libamine, et in hostiis pacificis
Deut. 32-38 Et bibebant vinum libaminum
4 Reg. 16-13 Et libavit libamina, et fudit sanguinem
-15 Et sacrificia eorum et libamina eorum
1 Par. 29-21 Agnos mille, cum libaminibus suis
2 Par. 29-35 Adipes pacificorum et libamina holocaust.
1 Esdr. 7-17 Et libamina eorum, et offer ea super altare
2 Esdr. 10-37 Primitias ciborum nostrorum et libaminum
12-43 Recensuerunt... viros... ad libamina, et ad primitias
Esth. 14-17 Et non biberim vinum libaminum
Isai. 57- 6 Ipsis effudisti libamen, obtulisti sacrificium
Jerem. 19-13 Et libaverunt libamina diis alienis
32-29 Et libabant diis alienis libamina ad irritandum me
44-17 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei libamina
-18 Sacrificare reginæ cœli, et libare ei libamina
-19 Sacrificamus reginæ cœli, et libamus ei libamina
Ad colendum eam, et libandum ei libamina
-25 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei libamina
Ezech. 45-17 Et libamina in solemnitatibus et in calendis
Joel. 2-14 Sacrificium et libamen Domino Deo vestro

LIBAMENTUM.

Levit. 6-14 Hæc est lex sacrificii et libamentorum
7-29 Offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus
9-17 Addens in sacrificio libamenta
14-20 Et ponet illud in altari cum libamentis suis
-31 Alterum in holocaustum cum libamentis
23-13 Et libamenta offerentur cum eo
-18 Erunt in holocaustum cum libamentis suis
-37 Holocausta et libamenta juxta ritum
Num. 6-17 Et libamenta quæ ex more debentur
7-87 Agni anniculi duodecim et libamenta eorum
8- 8 Tollent bovem... et libamentum ejus
15- 7 Vinum ad libamentum tertiæ partis
28- 8 Juxta omnem ritum sacrificii matutini, et libamentorum ejus
-14 Libamenta autem vini, quæ.. fundenda sunt
-15 In holocaustum sempiternum cum libamentis suis
29-14 Et in libamentis eorum
Judic. 13-19 Tulit itaque Manuë hœdum de capris, et libamenta
-23 De manibus nostris... et libamenta non suscepisset
Ezech. 44-30 Omnia libamenta ex omnib. quæ offeruntur

LIBANUS.

Omnium totius terræ promissæ montium celeberrimus, et qui, radices longe lateque extendens, tribuum Aser et Nephthalim limites, ipsamque terram promissam a Septentrione claudit. Mons ipse altissimus, et nihilominus fertilis et amœnus ; in valles et campos hinc inde effusus, ubique flores, olivas, vineas producit. Sed et abietes, cedri, cupressi, variæque arbores thuriferæ et herbæ medicatæ in Libano maxime gignuntur. Nec mirum si Moyses, Deut. 3-25, petierit a Deo, non tantum ut terram promissam videret, sed et montem Libanum. Salomon postulavit ab Hiram rege Tyri, ut sibi idoneos homines subministraret, qui saxa et ligna e Libano cæderent, ad domum Domini ædificandam, regiamque domum, tum et domum saltus Libani. In ipso Libano Jordanis fontes oriuntur, aliorumque quamplurimorum fluminum ; est et saltus prope Cæsaream Philippi.

Deut. 1- 7 Juxta littus maris, terram Chanan. et Libani
3-25 Et montem istum egregium, et Libanum
11-24 A deserto, et a Libano, a flumine magno
Josue. 1- 4 A deserto et Libano usque ad flumen magnum Euphraten
9- 1 Hi quoque qui habitabant juxta Libanum
11-17 Per planitiem Libani subter montem Hermon
12- 7 A Baalgad in campo Libani usq. ad montem
13- 5 Libani quoque regio contra Orientem
- 6 A Libano usque ad aquas Maserephoth
Judic. 3- 3 Hevæum, qui habitabat in monte Libano
9-15 Si autem non vultis, egrediatur ignis de rhamno, et devoret cedros Libani
3 Reg. 4-33 A cedro quæ est in Libano, usque ad hyssopum
5- 6 Ut præcidant mihi servi tui cedros de Libano
- 9 Servi mei deponent ea de Libano ad mare
-14 Mittebatque eos in Libanum, decem millia
7- 2 Ædificavit quoque domum saltus Libani
9-19 Et in Libano, et in omni terra potestatis suæ
10-17 Posuitque eas rex in domo saltus Libani
-21 Supellex domus saltus Libani de auro puriss.
4 Reg. 14- 9 Carduus Libani misit ad cedrum, quæ est in Libano, dicens
Transieruntque bestiæ saltus, quæ sunt in Libano, et conculcaverunt carduum
19-23 Ascendi excelsa montium in summitate Libani
2 Par. 2- 8 Sed et ligna cedrina mitte mihi, et arceuthina, et pinea, de Libano : scio e. quod servi tui noverint cædere ligna de Libano
-16 Nos autem cædemus ligna de Libano
8- 6 Ædificavit in Jerusalem et in Libano
9-20 Vasa domus saltus Libani ex auro purissimo
25-18 Carduus, qui est in Libano, misit ad cedrum Libani, dicens : Da filiam tuam
Et ecce bestiæ, quæ erant in sylva Libani
1 Esdr. 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano
Judith. 1- 7 Et misit ad omnes, qui habitabant in Cilicia, et Damasco, et Libano
Psal. 28- 5 Et confringet Dominus cedros Libani
- 6 Et comminuet eas tanquam vitulum Libani
36-35 Vidi impium.. elevatum sicut cedros Libani
71-16 Superextolletur super Libanum fructus ej.
91-13 Sicut cedrus Libani multiplicabitur
103-16 Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani
Cant. 3- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani
4- 8 Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano
-14 Cum universis lignis Libani, myrrha et aloë
-15 Fons hortorum : puteus aquarum viventium, quæ fluunt impetu de Libano
5-15 Species ejus ut Libani, electus ut cedri
7- 4 Nasus tuus sicut turris Libani
Eccli. 24-17 Quasi cedrus exaltata sum in Libano
50-13 Quasi plantatio cedri in monte Libano
Isai. 2-13 Et super omnes cedros Libani sublimes
10-34 Et Libanus cum excelsis cadet
14- 8 Abietes quoque lætatæ sunt super te, et cedri Libani
29-17 Et in brevi convertetur Libanus in Charmel
33- 9 Luxit et elanguit terra : confusus est Libanus
35- 2 Gloria Libani data est ei ; decor Carmeli
37-24 Ascendi altitudinem montium, juga Libani
40-16 Et Libanus non sufficiet ad succendendum
60-13 Gloria Libani ad te veniet, abies et buxus
Jerem. 18-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani ?
22- 6 Galaad, tu mihi caput Libani
-20 Ascende Libanum, et clama
-23 Quæ sedes in Libano, et nidificas in cedris
Ezech. 17- 3 Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri
27- 5 Cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum
31- 3 Ecce Assur quasi cedrus in Libano
-15 Contristatus est super eum Libanus
-16 Ligna voluptatis egregia atque præclara in Libano
Osee. 14- 6 Et erumpet radix ejus ut Libani
- 7 Quasi oliva gloria ejus, et odor ejus ut Libani
- 8 Memoriale ejus sicut vinum Libani

Nahum. 1- 4 Et flos Libani elanguit
Habac. 2-17 Quia iniquitas Libani operiet te
Zach. 10-10 Et ad terram Galaad et Libani adducam eos
11- 1 Aperi, Libane, portas tuas, et comedat ignis

LIBANUS, *thus.*

Eccli. 24-21 Et quasi Libanus non incisus vaporavi habitationem meam
39-18 Quasi Libanus odorem suavitatis habete

LIBATIO.

Num. 28-24 Qui surget... et de libationibus singulorum
-31 Immaculata offeretis omnia cum libationibus suis
29- 6 Holocaustum... cum libationibus solitis
Eccli. 30-19 Quid proderit libatio idolo ?
50-16 Porrexit manum suam in libatione
Ezech. 20-28 Et libaverunt libationes suas
Joel. 1- 9 Periit sacrificium et libatio de domo Dom.
-13 Interiit de domo Dei vestri sacrificium et libatio

LIBATORIA.

1 *Mac.* 1-23 Accepit... et libatoria et phialas

LIBELLUS.

Num. 5-23 Scribetq. sacerdos in libello ista maledicta
Deut. 24- 1 Scribet libellum repudii, et dabit in manu
- 3 Oderit eam, dederitque ei libellum repudii
Jerem. 3- 8 Dimisissem eam, et dedissem ei libellum repudii
Matth. 5-31 Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii
19- 7 Dicunt illi : Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii, et dimittere?
Marc. 10- 4 Moyses permisit libellum repudii scribere
Apoc. 10- 2 Et habebat in manu sua libellum apertum

LIBENS.

1 *Par.* 21-23 Triticum in sacrific. : omnia libens præbebo

LIBENTER, ISSIME.

Gen. 27- 9 Faciam ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur
28- 8 Probans quoque quod' non libenter aspiceret filias Chanaan pater suus
34-12 Postulate et libenter tribuam quod petieritis
Josue. 22-30 Et verba filiorum Ruben... libentissime susceperunt
Judic. 8-25 Qui responderunt : Libentissime dabimus
Ruth. 4- 6 Privilegio, quo me libenter carere profiteor
2 *Reg.* 15-15 Libenter exequemur servi tui
Tobiæ. 4- 9 Etiam exiguum libenter impertiri stude
Esth. 13-13 Libenter enim pro salute Israël etiam vestigia pedum ejus deosculari paratus essem
Job. 15-34 Qui munera libenter accipiunt
Prov. 29-12 Princeps, qui libenter audit verba mendacii
1 *Mac.* 9-71 Et libenter accepit, et fecit secund. verba ej.
2 *Mac.* 2-28 Libenter laborem sustinemus
6-30 Propter timorem tuum libenter hæc patior
Marc. 6-20 Multa faciebat, et libenter eum audiebat
12-37 Et multa turba eum libenter audivit
Act. 21-17 Libenter exceperunt nos fratres
2 *Cor.* 11-19 Libenter enim suffertis insipientes
12- 9 Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus
-15 Ego autem libentissime impendam

LIBER.

Bacchus, Liber dictus, vel quia Bœotiam, in qua natus erat, liberam fecerit, ut Plutarchus; vel, quia vinum liberat animum curis, aut loquendi libertatem inducit. Judæi ab Antiocho, cum Liberi sacra celebrarentur, cogebantur hedera coronati Libero circuire, id est, pompam ducere, et choreas agere.

2 *Mac.* 6- 7 Et, cum Liberi sacra celebrarentur, cogebantur hedera coronati Libero circuire
14-33 Et templum hoc Libero patri consecrabo

LIBER, RI.

Gen. 5- 1 Hic est liber generationis Adam
Exod. 17-14 Scribe hoc ob monimentum in libro
32-32 Aut si non facis, dele me de libro tuo
-33 Qui peccav. mihi, delebo eum de libro meo
Num. 21-14 Unde dicitur in libro Bellorum Domini
Deut. 29-21 Juxta maledictiones, quæ in libro legis hujus ac fœderis continentur
31-26 Tollite librum istum, et ponite eum in latere
Josue. 10-13 Nonne scriptum est hoc in libro Justorum ?
1 *Reg.* 10-25 Et scripsit in libro, et reposuit coram Dom.
2 *Reg.* 1-18 Sicut scriptum est in libro Justorum
3 *Reg.* 11-41 Ecce universa scripta sunt in libro Verborum dierum Salomonis
14-19 Ecce scripta sunt in libro Verborum dierum
-29 Ecce scripta sunt in libro Sermonum dierum
3 *Reg.* 15- 7 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-23 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-31 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-14 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-27 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
22-39 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-46 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
4 *Reg.* 1-18 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
8-23 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
10-34 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
12-19 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
13- 8 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-12 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
14- 6 Juxta quod scriptum est in libro legis Moysi
-18 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
15- 6 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-11 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-15 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-21 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-26 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-31 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-36 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16-19 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
20-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
21-17 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-25 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
22- 8 Librum legis reperi in domo Domini
-10 Librum dedit mihi Helcias sacerdos
-11 Et audisset rex verba libri legis Domini
-13 Non audierunt patres nost. verba libri hujus
23- 2 Legitque... omnia verba libri fœderis
- 3 Quæ scripta erant in libro illo
-21 Secund. quod scriptum est in libro fœderis
-24 Quæ scripta sunt in libro quem invenit Helc.
-28 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
24- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
1 *Par.* 9- 1 Summa eorum scripta est in libro regum Isr.
29-29 Scripta sunt in libro Samuëlis Videntis, et in libro Nathan prophetæ
2 *Par.* 9-29 Scripta sunt... in libris Ahiæ Silonitis
12-15 Scripta sunt in libris Semeiæ prophetæ
13-22 Scripta sunt diligentissime in libro Addo
16-11 Scripta sunt in libro regum Juda et Israël
17- 9 Habentes librum legis Domini
20-34 Quæ digessit in libros Regum Israël
24-27 Scripta sunt diligentius in libro Regum
25- 4 Sicut scriptum est in libro legis Moysi
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
27- 7 Scripta sunt in libro Regum Israël et Juda
28-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
32-32 Et in libro Regum Juda et Israel
34-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Do.
-15 Librum legis inveni in domo Domini
-18 Tradidit mihi Helcias sacerdos hunc librum
-21 Super universis sermonibus libri istius
-24 Maledicta, quæ scripta sunt in libro hoc
35-12 Sicut scriptum est in libro Moysi
-27 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
36- 8 Continentur in libro Regum Juda et Israël
1 *Esdr.* 4-15 Ut recenseas in libris Historiarum patrum
6- 1 Et recensuerunt in bibliotheca librorum
-18 Sicut scriptum est in libro Moysi
2 *Esdr.* 7- 5 Inveni librum census eorum qui ascenderant
8- 1 Dixerunt Esdræ... ut afferret librum legis
- 3 Aures omnis populi erant erectæ ad librum
- 5 Aperuit Esdras librum coram omni populo
- 8 Et legerunt in libro legis Dei distincte
-18 Legit a. in libro legis Dei per dies singulos
12-23 Scripti in libro Verborum dierum
Esth. 9-26 Cuncta quæ gesta sunt, epistolæ, id est, libri hujus, volumine continentur
-32 Omnia, quæ libri hujus, qui vocatur Esther, historia continentur
10- 2 Scripta sunt in libris Medorum atque Persarum
Job. 19-23 Quis mihi det ut exarentur in libro
31-35 Et librum scribat ipse qui judicat
Psal. 39- 8 In capite libri scriptum est de me
68-29 Deleantur de libro viventium
138-16 Et in libro tuo omnes scribentur
Eccle. 12-12 Faciendi plures libros nullus est finis
Prolog. Eccli. Et aliorum librorum qui nobis... traditi sunt
Cæteraque aliorum librorum, non parvam habent differentiam
Inveni ibi libros relictos, non parvæ.. doctrinæ
Laborem interpretandi librum istum
Librum istum dare, et illis qui volunt animum intendere
Eccli. 24-32 Hæc omnia liber vitæ et testament. Altissimi
Isai. 8- 1 Sume tibi librum grandem, et scribe
29-11 Erit vobis visio omnium sicut verba libri
-12 Dabitur liber nescienti litteras diceturq. ei
Isai. 29-18 Et audient in die illa surdi verba libri
30- 8 Et in libro diligenter exara illud
34- 4 Et complicabuntur sicut liber cœli
-16 Requirite diligenter in libro Domini
37-14 Et tulit Ezechias libros de manu nuntiorum
39- 1 Misit.. rex.. libros et munera ad Ezechiam
50- 1 Quis est hic liber repudii matris vestræ
Jerem. 25-13 Omne quod scriptum est in libro isto
29- 1 Hæc sunt verba libri, quem misit Jeremias
-25 Pro eo quod misisti in nomine tuo libros
-29 Legit ergo Sophonias sacerdos librum istum
30- 2 Verba, quæ locutus sum ad te, in libro
32-10 Scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes
-11 Accepi librum possessionis signatum
-12 Dedi librum possessionis Baruch filio Neri
In oculis testium, qui scripti erant in libro emptionis
-14 Hæc dicit Dominus... Sume libros istos
Librum emptionis hunc signatum
Et librum hunc qui apertus est
-16 Postq. tradidi librum possessionis Baruch
-44 Agri ementur pecunia et scribentur in libro
36- 2 Tolle volumen libri, et scribes in eo
- 4 Quos locutus est ad eum, in volumine libri
-11 Cumque audisset... omnes sermones Domini ex libro
-25 Contradixerunt regi ne combureret librum
-32 Qui scripsit in eo... omnes sermones libri
45- 1 Cum scripsisset verba hæc in libro
51-60 Et scripsit... quod venturum... erat in libro
-63 Cumque compleveris legere librum istum
Baruc. 1- 1 Et hæc verba libri, quæ scripsit Baruch
- 3 Legit Baruch verba libri hujus ad aures Jechoniæ
Et ad aures univ. populi venientis ad librum
-14 Legite librum istum, quem misimus ad vos
4- 1 Hic liber mandatorum Dei, et lex
Ezech. 2- 9 Manus missa ad me, in qua erat involutus liber
Dan. 1-17 Dedit Deus scientiam... in omni libro et sap.
7-10 Judicium sedit, et libri aperti sunt
9- 2 Daniel intellexi in libris numerum annorum
-11 Et detestatio quæ scripta est in libro Moysi
12- 1 Omnis qui inventus fuerit scriptus in libro
- 4 Et signa librum usque ad tempus statutum
Nahum. 1- 1 Liber visionis Nahum Elcesæi
Malac. 3-16 Scriptus est liber monumenti coram eo
1 *Mac.* 1-46 Et misit rex libros per manus nuntiorum
-59 Et libros legis Dei combusserunt igni
-60 Apud quemcumque inveniebantur libri testamenti Domini
3-48 Et expanderunt libros legis, de quibus scrutabantur
12- 9 Habentes solatio sanctos libros
14-23 In segregatis populi libris
16-24 Ecce hæc scripta sunt in libro dierum sacerdotii ejus
2 *Mac.* 2-13 Congregavit de regionibus libros
-24 Ab Jasone Cyrenæo quinque libris comprehensa
-25 Considerantes enim multitudinem librorum
6-12 Obsecro a. eos qui hunc librum lecturi sunt
8-23 Ad hoc etiam ab Esdra lecto illis sancto libro
Matth. 1- 1 Liber generationis Jesu Christi filii David
Marc. 12-26 Quod resurgant, non legistis in libro Moysi
Luc. 3- 4 Sicut scriptum est in libro sermonum Isaiæ
4-17 Et traditus est illi liber Isaïæ prophetæ
Et ut revolvit librum, invenit locum ubi scriptum erat
-20 Et cum plicuisset librum, reddidit ministro
20-42 Et ipse David dicit in libro Psalmorum
Joan. 20-30 Signa fecit..quæ non sunt scripta in libro hoc
21-25 Nec... capere posse eos, qui scribendi sunt, libros
Act. 1-20 Scriptum est enim in libro Psalmorum
7-42 Sicut scriptum est in libro Prophetarum
19-19 Contulerunt libros, et combusserunt
Galat. 3-10 In omnibus quæ scripta sunt in libro legis
Philip. 4- 3 Quorum nomina sunt in libro vitæ
2 *Tim.* 4-13 Penulam... veniens affer tecum, et libros
Hebr. 9-19 Ipsum q. librum, et om. populum aspersit
10- 7 In capite libri scriptum est de me
Apoc. 1-11 Quod vides, scribe in libro : et mitte..Eccles.
3- 5 Et non delebo nomen ejus de libro vitæ
5- 1 Vidi... librum scriptum intus et foris
- 2 Quis est dignus aperire librum
- 3 Et nemo poterat... aperire librum
- 4 Nemo dignus inventus est aperire librum
- 5 Vicit leo de tribu Juda, radix David, aperire librum
- 7 Accepit de dextera sedentis in throno librum
- 8 Cum aperuisset librum
- 9 Dignus es, Domine, accipere librum
6-14 Et cœlum recessit sicut liber involutus

Apoc. 10- 8 Accipe librum apertum de manu Angeli
- 9 Abii ad Angelum, dicens ei, ut daret mihi librum
Dixit mihi : Accipe librum, et devora illum
-10 Et accepi librum de manu Angeli
13- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ Agni
17- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ
20-12 Et libri aperti sunt
Et alius liber apertus est, qui est vitæ
Ex his quæ scripta erant in libris
-15 Qui non inventus est in libro vitæ scriptus
21-27 Nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni
22- 7 Beatus, qui custodit verba prophetiæ libri
- 9 Qui servant verba prophetiæ libri hujus
-10 Ne signaveris verba prophetiæ libri hujus
-18 Omni audienti verba prophetiæ libri hujus
Apponet Deus... plagas scriptas in libro isto
-19 Si quis diminuerit de verbis libri prophetiæ hujus
Auferet Deus partem ejus de libro vitæ
Et de his quæ scripta sunt in libro isto

LIBER, ERA.

Gen. 44-17 Vos autem abite liberi ad patrem vestrum
47-26 Quæ libera ab hac conditione fuit
Exod. 21- 2 In septimo egredietur liber gratis
- 5 Non egrediar liber
-26 Dimittet eos liberos pro oculo quem eruit
-27 Similiter dimittet eos liberos
Levit. 19-20 Et non morientur, quia non fuit libera
Deut. 15-12 In septimo anno dimittes eum liberum
-18 Quando dimiseris eos liberos
21-14 Dimittes eam liberam, nec vendere poteris
4 Reg. 15- 5 Et habitabat in domo libera seorsum
Judith. 16-28 Et dimisit abram suam liberam
Job. 3-19 Et servus liber a domino suo
11-12 Tanquam pullum onagri se liberum natum putat
39- 5 Quis dimisit onagrum liberum
Psal. 87- 6 Inter mortuos liber
Isai. 58- 6 Dimitte eos, qui confracti sunt, liberos
Jerem. 34-11 Retraxerunt servos.. quos dimiserant liberos
- 9 Ut dimitteret... Hebræum et Hebræam, liberos
-14 Et dimittes eum a te liberum
-16 Reduxistis.. quos dimiseratis ut essent liberi
1 Mac. 10-31 Jerusalem sit sancta, et libera cum finibus
-33 Omnem animam... relinquo liberam gratis
-43 Universa, quæ sunt eis...libera habeant
15- 7 Jerusalem autem sanctam esse et liberam
2 Mac. 9-14 Nunc optat liberam reddere
Matth. 17-25 Dixit illi Jesus : Ergo liberi sunt filii
Joan. 8-33 Quomodo tu dicis : Liberi eritis ?
-36 Si ergo vos Filius liberaverit, vere liberi eritis
Rom. 6-20 Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ
1 Cor. 7-21 Sed et si potes fieri liber, magis utere
-22 Qui liber vocatus est, servus est Christi
9- 1 Non sum liber ? Non sum Apostolus ?
-19 Cum liber essem ex omnibus, omnium me servum feci
12-13 Baptizati sumus... sive servi, sive liberi
Galat. 3-28 Non est servus, neque liber
4-22 Filios... unum de ancilla, et unum de libera
-23 Qui autem de libera, per repromissionem
-26 Quæ sursum est Jerusalem, libera est
-30 Non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ
-31 Non sumus ancillæ filii, sed liberæ
Ephes. 6- 8 Recipiet a Domino, sive servus, sive liber
Colos. 3-11 Barbarus et Scytha, servus et liber
1 Petr. 2-16 Quasi liberi, et non quasi velamen habentes
Apoc. 6-15 Omnis servus, et liber, absconderunt se
13-16 Et pauperes, et liberos, et servos
19-18 Carnes omnium liberorum et servorum

LIBERALIS.

Prov. 28- 8 Liberali in pauperes congregat eas
2 Mac. 4-49 Erga sepulturam eorum liberalissimi extiterunt

LIBERATIO.

Judith. 12- 8 Ut dirigeret viam ejus ad liberationem populi sui
13-20 In evasione mea, et in liberatione vestra

LIBERATOR.

Psal. 17- 3 Et refugium meum, et liberator meus
-48 Liberator meus de inimicis meis iracundis
69- 6 Adjutor meus, et liberator meus es tu
143- 2 Susceptor meus, et liberator meus

Dan. 6-27 Ipse liberator, atque salvator, faciens signa

LIBERE.

Levit. 14-53 Cumque dimiserit passerem avolare in agrum libere
1 Esdr. 7-17 Libere accipe, et studiose eme
-25 Sed et imperitos docete libere
Psal. 93- 1 Deus ultionum libere egit
Jerem. 37- 4 Jeremias autem libere ambulabat in medio populi

LIBERI, ERORUM.

Gen. 11-30 Erat a. Saraï sterilis, nec habebat liberos
15- 2 Ego vadam absque liberis
16- 1 Saraï, uxor Abram, genuerat non liberos
30- 1 Da mihi liberos, alioquin moriar
-26 Da mihi uxores, et liberos meos
31-17 Impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, abiit
33- 2 Posuit utramque ancillam, et liberos earum
37-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus
38- 9 Ne liberi fratris nomine nascerentur
42-36 Absque liberis me esse fecistis
43-14 Ego autem quasi orbatus absque liberis ero
46- 8 Ingressi sunt in Ægyptum, ipse cum liberis
47-24 In cibum familiis et liberis vestris
Exod. 17- 3 Ut occideres nos et liberos nostros
21- 4 Mulier et liberi ejus erunt domini sui
- 5 Diligo dominum meum et uxorem ac liberos
29- 9 Aaron scilicet et liberos ejus
Levit. 10-14 Tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostiis
20-20 Absque liberis morientur
-21 Absque liberis erunt
22-13 Et absque liberis reversa fuerit ad domum
25-41 Et postea egredietur cum liberis suis
-54 Anno jubilæo egredietur cum liberis suis
Num. 3- 4 Mortui sunt enim Nadab et Abiu... absque liberis
5-28 Erit innoxia, et faciet liberos
14- 3 Et uxores ac liberi nostri ducantur captivi
16-27 Cum uxoribus et liberis, omnique frequentia
Deut. 21-15 Genuerintque ex eo liberos, et fuerit filius
-17 Iste est enim principium liberorum ejus
25- 5 Et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit
28-57 Et super liberis qui eadem hora nati sunt
29-11 Liberi et uxores vestræ, et advena
Josue. 6-26 Et in novissimo liberorum ponat portas ej.
Judic. 11-34 Non enim habebat alios liberos
13- 3 Sterilis es et absque liberis : sed concipies
Ruth. 1- 1 Cum uxore sua ac duobus liberis
- 5 Remansitque mulier orbata duobus liberis
1 Reg. 1- 2 Phenennæ filii : Annæ a. non erant liberi
15-33 Sicut fecit absque liberis mulieres gladius tuus, sic absque liberis erit inter mulieres mater tua
1 Par. 2-30 Mortuus est autem Saled absque liberis
-32 Sed et Jether mortuus est absque liberis
24- 2 Mortui sunt autem Nadab et Abiu ante patrem suum absque liberis
-28 Porro Moholi filius : Eleazar, qui non habebat liberos
2 Par. 20-13 Cum parvulis, et uxoribus, et liberis suis
31-18 Tam uxoribus, quam liberis eorum utriusque sexus
2 Esdr. 12-42 Sed et uxores eorum et liberi gavisi sunt
Esth. 8-11 Cum conjugibus ac liberis et universis domibus
13- 6 Cum conjugibus ac liberis deleantur
Job. 1-19 Quæ corruens oppressit liberos tuos
24- 5 Vigilantes ad prædam, præparant panem liberis
Eccle. 6- 3 Si genuerit quispiam centum liberos
Eccli. 10-28 Servo sensato liberi servient
47-22 Inducere iracundiam ad liberos tuos
Jerem. 18-21 Fiant uxores eorum absque liberis, et viduæ
Osee. 9-12 Absque liberis eos faciam in hominibus
-14 Da eis vulvam sine liberis et ubera arentia
Luc. 20-28 Et hic sine liberis fuerit

LIBERO.

Gen. 19-29 Recordatus Abrahæ, liberavit Lot de subversione urbium
37-21 Ruben nitebatur liberare eum de manibus
Exod. 2-19 Vir Ægyptius liberavit nos de manu pastor.
3- 8 Descendi ut liberem eum de manibus Ægyptiorum
5-23 Afflixit populum tuum : et non liberasti eos
12-27 Percutiens Ægyptios, et domos nostras liberans
14-30 Liberavitque Dominus in die illa Israël
18- 8 Et quod liberaverat eos Dominus
-10 Qui liberavit vos de manu Ægyptiorum
Num. 35-25 Liberabitur innocens de ultoris manu
Deut. 15-15 Et liberaverit te Dominus Deus tuus

Deut. 22-27 Clamavit, et nullus affuit qui liberaret eam
28-29 Opprimaris... nec habeas qui liberet te
Josue. 9-26 Et liberavit eos de manu filiorum Israël
10- 6 Et libera nos, ferque præsidium
22-31 Et liberastis filios Israël de manu Domini
24-10 Benedixi vobis, et liberavi vos de manu ejus
Judic. 2-16 Qui liberarent eos de vastantium manibus
-18 Et liberabat eos de cæde vastantium
3- 9 Suscitavit eis salvatorem, et liberavit eos
6- 9 Et liberavi de manu Ægyptiorum
-14 Et liberabis Israël de manu Madian
-15 Obsecro, mi Domine, in quo liberabo Israël?
-37 Sicut locutus es, liberabis Israël
7- 2 Et dicat : Meis viribus liberatus sum
- 7 Liberabo vos, et tradam in manu tua Madian
8-22 Quia liberasti nos de manu Madian
10-13 Non addam ut ultra vos liberem
-14 Ipsi vos liberent in tempore angustiæ
-15 Tantum nunc libera nos
13- 5 Et ipse incipiet liberare Israël
1 Reg. 7-14 Liberavitq. Israël de manu Philisthinorum
10- 1 Et liberabis populum suum
14-45 Liberavit ergo populus Jonathan
17-37 Ipse me liberabit de manu Philisthæi hujus
26-24 Et liberet me de omni angustia
2 Reg. 14-16 Ut liberaret ancill. suam de manu omnium
19- 9 Rex liberavit nos de manu inimicorum
22- 1 In die qua liberavit eum Dominus
- 3 Salvator meus, de iniquitate liberabis me
-18 Liberavit me ab inimico meo potentissimo
-20 Liberavit me, quia complacui ei
-49 A viro iniquo liberabis me
4 Reg. 13- 5 Et liberatus est de manu regis Syriæ
18-30 Eruens liberabit nos Dominus
-32 Decipit, dicens : Dominus liberabit nos
-33 Numquid liberaverunt dii gentium terram
-34 Numquid liberaverunt Samariam
19-11 Num ergo solus poteris liberari ?
-12 Numquid liberaverunt dii gentium singulos
20- 6 De manu regis Assyriorum liberabo te
1 Par. 17-21 Perrexit Deus, ut liberaret
Quem de Ægypto liberarat
2 Par. 25-15 Adorasti deos, qui non liberaverunt populum suum
32-11 Dominus Deus vester liberet vos
-13 Liberare regionem suam de manu mea
-15 Liberare populum suum de manu mea
-17 Non potuerunt liberare populum suum
1 Esdr. 8-31 Liberavit nos de manu inimici et insidiatoris
9-13 Deus noster, liberasti nos de iniquit. nostra
2 Esdr. 9-28 Liberasti eos in misericordiis tuis
Tobiæ. 3-11 Ut ab isto improperio liberaret eam
-21 Si autem in tribulatione fuerit, liberabitur
4-11 Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat
12- 9 Eleemosyna a morte liberat
-14 Saram uxorem filii tui a dæmonio liberarem
13-19 Liberavit Jerusalem civitatem suam
Esth. 4-13 Ne putes quod animam tuam tantum liberes
-14 Per aliam occasionem liberabuntur Judæi
10- 9 Liberavitque nos ab omnibus malis
14-14 Nos autem libera manu tua, et adjuva me
-19 Et libera nos de manu iniquorum
15- 3 Loquere regi pro nobis et libera nos de morte
Job. 5-19 In sex tribulationibus liberabit te
6-23 Liberate me de manu hostis
17- 3 Libera me, Domine, et pone me juxta te
27- 8 Et non liberet Deus animam ejus
29-12 Eo quod liberassem pauperem vociferantem
33-17 Et liberet eum de superbia
-24 Libera eum, ut non descendat in corruptionem
-28 Liberavit animam suam ne pergeret in interitum
Psal. 7- 2 Salvum me fac... et libera me
21- 5 Speraverunt, et liberasti eos
24-22 Libera, Deus, Israël ex om. tribulationibus
30- 2 In justitia tua libera me
33-18 Ex omn. tribulationibus eorum liberavit eos
-20 De omnibus his liberabit eos Dominus
36-40 Et adjuvabit eos Dominus, et liberabit eos
40- 2 In die mala liberabit eum Dominus
50-16 Libera me de sanguinibus, Deus
56- 4 Misit de cœlo, et liberavit me
58- 2 Ab insurgentibus in me libera me
59- 6 Ut liberentur dilecti tui
68-15 Libera me ab iis qui oderunt me
-19 Intende animæ meæ, et libera eam
70- 2 In justitia tua libera me, et eripe me
71-12 Quia liberabit pauperem a potente
78- 9 Propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos
80- 8 In tribulatione invocasti me, et liberavi te
81- 4 Egenum de manu peccatoris liberate
90- 3 Ipse liberavit me de laqueo venantium

Psal. 90-14 Quoniam in me speravit, liberabo eum
96-10 De manu peccatoris liberabit eos
105-43 Sæpe liberavit eos
106-13 De necessitatibus eorum liberavit eos
-19 De necessitatibus eorum liberavit eos
107- 7 Ut liberentur dilecti tui
108-21 Libera me, (-22) quia egenus ac pauper ego
114- 4 O Domine, libera animam meam
- 6 Humiliatus sum, et liberavit me
119- 2 Domine, libera animam meam a labiis iniq.
123- 7 Laqueus contritus est, et nos liberati sumus
141- 7 Libera me a persequentibus me
143- 7 Eripe me, et libera me de aquis multis
Prov. 6- 3 Fac ergo quod dico, fili mi, et temetipsum libera
10- 2 Justitia vero liberabit a morte
11- 4 Justitia autem liberabit a morte
- 6 Justitia rectorum liberabit eos
- 8 Justus de angustia liberatus est
- 9 Justi autem liberabuntur scientia
12- 6 Os justorum liberabit eos
14-25 Liberat animas testis fidelis
20-22 Expecta Dominum, et liberabit te
23-14 Et animam ejus de inferno liberabis
24-11 Qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses
25-10 Gratia et amicitia liberant
Eccle. 9-15 Liberavit urbem per sapientiam suam
Sap. 1- 6 Et non liberabit maledicum a labiis suis
2-18 Liberabit eum de manibus contrariorum
10- 6 Justum a pereuntibus impiis liberavit
- 9 Hos qui se observant a doloribus liberavit
-13 Sed a peccatoribus liberavit eum
-15 Liberavit a nationibus, quæ illum deprimebant
14- 5 Transeuntes mare per ratem liberati sunt
16- 8 Tu es qui liberas ab omni malo
18- 5 Uno exposito filio, et liberato
19- 9 Magnificantes te, Domine, qui liberasti illos
Eccli. 4- 9 Libera eum, qui injuriam patitur de manu
29-22 Ingratus sensu derelinquet liberantem se
33- 1 Illum conservabit, et liberabit a malis
34-13 Et liberatus sum gratia Dei
40-24 Et super eos misericordia liberabit
46-10 Duo constituti, a periculo liberati sunt
47-31 Et ab omnibus peccatis liberavit eos
50- 4 Et liberavit eam a perditione
-26 Ut liberet nos in diebus suis
51- 3 Et liberasti corpus meum a perditione
- 4 Liberasti me secundum multitudinem misericordiæ
-12 Et liberas eos de manibus gentium
-16 Et liberasti me de perditione
Isai. 19-20 Mittet... et propugnatorem, qui liberet eos
20- 6 Ut liberarent nos a facie regis Assyriorum
31- 5 Protegens et liberans, transiens et salvans
35- 9 Et ambulabunt qui liberati fuerint
36-15 Eruens liberabit nos Dominus
-18 Dicens : Dominus liberabit nos
Numquid liberaverunt dii gentium
-19 Liberaverunt Samariam de manu mea
37-11 Et tu poteris liberari?
44-17 Libera me, quia Deus meus es tu
-20 Adoravit... et non liberabit animam suam
47-14 Non liberabunt animam suam de manu flammæ
50- 2 Non est in me virtus ad liberandum?
51-10 Posuisti profundum..ut transirent liberati?
57-13 Cum clamaveris, liberent te congregati tui
58-11 Et ossa tua liberabit
Jerem. 1-19 Ego tecum sum, ait Dominus, ut liberem te
2-27 Dicent : Surge, et libera nos
-28 Surgant et liberent te in tempore afflictionis
7-10 Dixistis : Liberati sumus, eo quod fecerimus omnes abominationes
15-21 Et liberabo te de manu pessimorum
20-13 Liberavit animam pauperis de manu malorum
22- 3 Liberate vi oppressum de manu calumniat.
31-11 Liberavit eum de manu potentioris
39-17 Et liberabo te in die illa, ait Dominus
-18 Sed eruens liberabo te, et gladio non cades
Baruc. 6-11 Hi a. non liberantur ab ærugine et tinea
-14 Se a. de bello et a latronibus non liberat
-35 Hominem a morte non liberant
-36 De necessitate hominem non liberabunt
-49 Dii sunt, qui nec de bello se liberant
-53 Neque regiones liberabunt ab injuria
-54 Sacerdotes quidem ipsorum fugient, et liberabuntur
-56 Neque a latronibus se liberabunt dii lignei
Ezech. 3-19 Tu autem animam tuam liberasti
-21 Et tu animam tuam liberasti
6- 9 Recordabuntur mei liberati vestri in gent.
7-19 Aurum eorum non valebit liberare eos
Ezech. 13-21 Et liberabo populum meum de manu vestra
14-14 Ipsi justitia sua liberabunt animas suas
-16 Quia nec filios, nec filias liberabunt
Sed ipsi soli liberabuntur
-18 Non liberabunt filios, neque filias
Sed ipsi soli liberabuntur
-20 Filium et filiam non liberabunt
Sed ipsi justitia sua liberabunt animas suas
33- 9 Porro tu animam tuam liberasti
-12 Justitia justi non liberabit eum in quacumque die peccaverit
34-10 Et liberabo gregem meum de ore eorum
-12 Et liberabo eas de omnibus locis
Dan. 3-17 Deus noster... potest eripere nos... et de manibus tuis, o rex, liberare
-88 Liberavit nos de medio ardentis flammæ
6-14 Pro Daniele posuit cor ut liberaret eum
-16 Deus tuus, quem colis semper, ipse liberabit te
-20 Putas-ne valuit te liberare a leonibus?
-27 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
8- 4 Non poterant... liberari de manu ejus
- 7 Nemo quibat liberare arietem de manu ejus
14-42 Qui liberavit Danielem de lacu leonum
Osee. 2- 9 Liberabo lanam meam et linum meum
13-14 De manu mortis liberabo eos
Mich. 4-10 Ibi liberaberis, ibi redimet te Dominus
5- 6 Et liberabit ab Assur cum venerit in terram
6- 4 De domo servientium liberavi te
Habac. 2- 9 Et liberari se putat de manu mali
Soph. 1-18 Aurum eorum non poterit liberare eos
1 Mac. 2-59 Credentes, liberati sunt de flamma
-60 Daniel in sua simplicitate liberatus est de ore leonum
3-18 Non est differentia.. liberare in multis, et in paucis
4-11 Quia est qui redimat et liberet Israël
5-17 Vade, et libera fratres tuos in Galilæa
6-44 Dedit se ut liberaret populum suum
9- 9 Sed liberemus animas nostras modo
-46 Ut liberemini de manu inimicorum vestror.
10-31 Jerusalem sit sancta, et libera cum finibus
-83 Intraverunt in Bethdagon...ut ibi se liberarent
11-48 Ceperunt spolia... et liberaverunt regem
12-15 Liberati sumus nos, et humiliati sunt inimici
16- 2 Prosperatum est in manibus nostris liberare Israël aliquoties
2 Mac. 1-11 De magnis periculis a Deo liberati
-25 Qui liberas Israël de omni malo
-27 Libera eos qui serviunt gentibus
2-17 Deus autem, qui liberavit populum suum
-23 Et civitatem liberarent, et leges... restituerentur
6-22 Ut, hoc facto, a morte liberaretur
-30 Cum a morte possem liberari
8-27 Qui liberavit eos in isto die
Matth. 6-13 Sed libera nos a malo. Amen
27-43 Confidit in Deo : liberet nunc, si vult eum
-49 Videamus an veniat Elias liberans eum
Luc. 1-74 De manu inimicorum nostrorum liberati
12-58 In via da operam liberari ab illo
Joan. 8-32 Et veritas liberabit vos
-36 Si... vos Filius liberaverit, vere liberi eritis
Act. 5-15 Et liberarentur ab infirmitatibus suis
7-34 Gemitum eorum audivi, et descendi liberare
Rom. 6-18 Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiæ
-22 Nunc vero liberati a peccato
7- 3 Liberata est a lege viri
-24 Quis me liberabit de corpore mortis hujus?
8- 2 Liberavit me a lege peccati et mortis
-21 Quia et ipsa creatura liberabitur a servitute
15-31 Ut liberer ab infidelibus qui sunt in Judæa
1 Cor. 7-39 Quod si dormierit vir ejus, liberata est
Galat. 4-31 Qua libertate Christus nos liberavit
2 Thes. 3- 2 Et ut liberemur ab importunis et malis hominibus
2 Tim. 1- 9 Qui nos liberavit, et vocavit vocatione
4-17 Et liberatus sum de ore leonis
-18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo
Hebr. 2-15 Et liberaret eos, qui timore mortis...
Jacob. 4-12 Judex, qui potest perdere, et liberare

LIBERTAS.

Levit. 19-20 Pretio non redempta, nec libertate donata
Deut. 15-13 Et quem libertate donaveris
Tobiæ. 1-14 Habens libertatem quæcumque facere voluisset
Judith. 6-18 Cum vero Dom... dederit hanc libertatem
Eccli. 7-23 Non defraudes illum libertate
33-26 Laxa manus illi, et quærit libertatem
Jerem. 34-15 Ut prædicaretis libertatem unusquisque
-17 Ut prædicaretis libertatem unusquisque
Ecce ego prædico vobis libertatem
1 Mac. 14-26 Et statuerunt ei libertatem
Rom. 8-21 In libertatem gloriæ filiorum Dei
1 Cor. 10-29 Ut quid enim libertas mea judicatur
2 Cor. 3-17 Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas
Galat. 2- 4 Qui subintroierunt explorare libertatem
4-31 Qua libertate Christus nos liberavit
5-13 Vos enim in libertatem vocati estis, fratres
Ne libertatem in occasionem detis carnis
Jacob. 1-25 Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis
2-12 Sicut per legem libertatis incipientes judicari
1 Petr. 2-16 Non quasi velamen habentes malitiæ libertatem
2 Petr. 2-19 Libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis

LIBERTINI

Libertini vocabantur qui prognati erant e parentibus in servitutem a Pompeio aliisque Romam vel aliorsum abductis, sed postea libertate donatis. Hi enim, utpote e servili genere prognati, videntur a cæteris origine liberis rejecti; ideoque peculiarem constituerunt synagogam.

Act. 6- 9 Quidam de synagoga, quæ appellatur Libertinorum

LIBERTUS.

1 Cor. 7-22 Qui enim in Domino vocatus est servus, libertus est Domini

LIBET.

Gen. 16- 6 Ancilla tua in manu tua est, utere ea ut libet
Prov. 26- 2 Avis ad alia transvolans, et passer quo libet vadens

LIBIDO.

Judic. 19-24 Et vestram libidinem compleatis
20- 5 Incredibili furore libidinis vexantes
Tobiæ. 3-18 Non cum libidine mea consensi suscipere
6-17 Et suæ libidini ita vacent, sicut equus et mulus
-22 Amore filiorum magis quam libidine ductus
Judith. 10- 4 Non ex libidine, sed ex virtute pendebat
Ezech. 23- 9 Super quorum insanivit libidine
-11 Plus quam illa insanivit libidine
-20 Insanivit libidine super concubitum eorum
Colos. 3- 5 Fornicationem, immunditiam, libidinem

LIBO.

Gen. 35-14 Libans super eum libamina, et effundens oleum
Exod. 29-40 Vinum ad libandum ejusdem mensuræ
30- 9 Nec libabitis libamina
Num. 28- 7 Et libabitis vini quartam partem hin
2 Reg. 23-16 Noluit bibere, sed libavit eam Domino
4 Reg. 16-13 Et libavit libamina, et fudit sanguinem
1 Par. 11-18 Noluit, sed magis libavit illam Domino
Eccli. 50-16 Et libavit de sanguine uvæ
Isai. 65-11 Ponitis Fortunæ mensam, et libatis sup. eam
Jerem. 1-16 Et libaverunt diis alienis, et adoraverunt opus manuum
7- 9 Jurare mendaciter, libare Baalim
-18 Et libent diis alienis, et me ad iracundiam provocent
11-12 Et clamabunt ad deos, quibus libant
-13 Posuisti... aras ad libandum Baalim
-17 Ad irritandum me, libantes Baalim
18-15 Frustra libantes, et impingentes in viis suis
19- 4 Et libaverunt in eo diis alienis
-13 Et libaverunt libamina diis alienis
32-29 Libabant diis alienis libamina ad irritandum
44-17 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei libamina
-18 Sacrificare reginæ cœli, et libare ei libamina
-19 Sacrificamus reginæ cœli, et libamus ei libamina
Ad colendum eam, et libandum ei libamina
-25 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei libamina
Ezech. 20-28 Et liberaverunt libationes suas
Osee. 9- 4 Non libabunt Domino vinum

LIBRA.

Joan. 12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi
19-39 Ferens mixturam myrrhæ et aloës, quasi libras centum

LIBRARII.

Esth. 8- 9 Accitisque scribis et librariis regis

LIBRATIO.

Ezech. 45-11 Juxta mensuram cori erit æqua libratio ero.

LIBRO.

Prov. 8-28 Et librabat fontes aquarum
Isai. 40-12 Et libravit in pondere montes, et colles in statera

LIBUM.

Levit. 23-13 Liba quoque vini, quarta pars hin
Num. 4- 7 Ponent... cyathos et crateras ad liba fundenda
15- 5 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ
-10 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ
-24 Offeret... et sacrificium ejus ac liba
28- 9 Offeretis... in sacrificio, et liba
-30 Præter holocaustum sempiternum et liba ej.

LIBYA.

Libya, vel Libyes. Hebr. dicitur Phut, et interpretatur Africa. Regio Ægypto conterminu, cujus pars est Libya Mareotis. Sanctus Hieronymus duas Libyas admittit, unam Cyrenaicam, de qua Act. 2-10: Et partes Libyæ circa Cyrenen. *Hæc porta Ægypti in parte Africæ prima est, et mari Libyco cognomentum dedit. Altera est Libya Æthiopum usque ad Meridianum pertingens Oceanum. In 2 Paral.* 12-3 *et* 16-8, *in Daniel* 11-43 *et in Nahum* 3-9, *Libya et Libyes Hebraice leguntur* Lubim, *id est*, cor maris, *vel* corda *plurali modo.*

Judith. 3- 1 Miserunt legatos suos... reges... Syriæ Sobal et Libyæ
Ezech. 30- 5 Æthiopia, et Libya, et Lydi... gladio cadent
Dan. 11-43 Per Libyam quoque et Æthiopiam transibit
Act. 2-10 Et partes Libyæ, quæ est circa Cyrenen

LIBYES.

2 Par. 12- 3 Libyes scilicet, et Troglodytæ, et Æthiopes
16- 8 Nonne Æthiopes et Libyes multo plures erant
Jerem. 46- 9 Æthiopia et Libyes tenentes scutum
Ezech. 27-10 Persæ, et Lydii, et Libyes erant in exercitu
38- 5 Persæ, Æthiopes, et Libyes cum eis
Nahum. 3- 9 Africa et Libyes fuerunt in auxilio tuo

LICENTIA.

Gen. 42-34 Quæ vultis, emendi habeatis licentiam
Levit. 25-29 Habebit licentiam redimendi
Esth. 3- 8 Ut insolescat per licentiam
1 Cor. 8- 9 Ne... licentia vestra offendiculum fiat

LICET. *Verbum imperson.*

Levit. 7-16 Si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est
11- 9 Quæ gignuntur in aquis, et vesci licitum est
-39 Animal, quod licet vobis comedere
14- 4 Duos passeres... quibus vesci licitum est
17-13 Feram vel avem, quibus vesci licitum est
Num. 20-17 Ut nobis transire liceat per terram tuam
21-22 Ut transire mihi liceat per terram tuam
Deut. 12-15 Quod offerri licet, sicut capream et cervum, comedes
20- 6 De qua vesci omnibus liceat
1 Reg. 20-19 Ubi celandus es in die qua operari licet
2 Esdr. 13-15 Ut in die qua vendere liceret, venderent
Tobiæ. 2-21 Non licet nobis aut edere ex furto aliquid
3-21 Ad misericordiam tuam venire licebit
Esth. 4- 2 Non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare
9-27 Ut nulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere
16-19 Ut liceat Judæis uti legibus suis
Dan. 6- 8 Nec prævaricari cuiquam liceat
-12 Quod prævaricari non licet
-15 Quod constituerit rex, non liceat immutari
1 Mac. 14-44 Et ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus
2 Mac. 6- 4 Intro ferentes ea, quæ non licebat
-21 Rogabant afferri carnes, quibus vesci ei licebat
Matth. 12- 2 Ecce Discipuli tui faciunt quod non licet facere sabbatis
- 4 Panes... comedit, quos non licebat ei edere
-10 Interrogabant... Si licet sabbatis curare?
-12 Itaque licet sabbatis benefacere
14- 4 Dicebat enim illi Joannes: Non licet tibi habere eam
19- 3 Si licet homini dimittere uxorem suam
20-15 Aut non licet mihi quod volo facere?
22-17 Licet censum dare Cæsari, an non?
27- 6 Dixerunt: Non licet eos mittere in corbonam
Marc. 2-24 Ecce, quid faciunt sabbatis, quod non licet?
-26 Panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare
3- 4 Licet sabbatis benefacere, an male?
6-18 Non licet tibi habere uxorem fratris tui
Marc. 10- 2 Interr. eum: Si licet viro uxorem dimittere
12-14 Licet dari tributum Cæsari, an non dabimus?
Luc. 6- 2 Quid facitis quod non licet in sabbatis?
- 4 Manducavit... quos non licet manducare
- 9 Interrogo vos, si licet sabbatis benefacere
14- 3 Dicens: Si licet sabbato curare?
20-22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non?
Joan. 5-10 Non licet tibi tollere grabatum tuum
18-31 Nobis non licet interficere quemquam
Act. 2-29 Fratres, liceat audenter dicere ad vos
8-37 Si credis ex toto corde, licet
16-21 Annuntiant morem, quem non licet nobis suscipere
21-37 Dicit tribuno: Si licet mihi loqui aliq. ad te?
22-25 Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?
1 Cor. 6-12 Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt
Omnia mihi licent
10-23 Omnia mihi licent, sed non omnia ædificant
2 Cor. 12- 4 Audivit... quæ non licet homini loqui

LICET. *Conjunctio.*

Judic. 15- 7 Licet hæc feceritis, tamen... expetam ultionem
2 Reg. 2- 7 Licet enim mortuus sit dominus vester Saül
Job. 10-13 Licet hæc celes in corde tuo
2 Mac. 9- 6 Licet ille nullo modo a sua malitia cessaret
Marc. 6-23 Dabo tibi, licet dimidium regni mei
2 Cor. 4-16 Licet is, qui foris est, noster homo corrumpatur
12-15 Licet plus vos diligens, minus diligar
Galat. 1- 8 Licet nos, aut Angelus de cœlo evangelizet

LICIATORIUM.

1 Reg. 17- 7 Erat quasi liciatorium texentium
2 Reg. 21-19 Hastile hastæ erat quasi liciatorium texent.
1 Par. 11-23 Habebat lanceam ut liciatorium texentium
20- 5 Hastæ lignum erat quasi liciatorium texentium

LICIUM.

Judic. 16-13 Si septem crines capitis mei cum licio plexueris
-14 Extraxit clavum cum crinibus et licio

LICTOR.

1 Reg. 19-20 Misit ergo Saül lictores, ut raperent David
Act. 16-35 Miserunt magistratus lictores
-38 Nuntiaverunt autem magistratibus lictores

LIGATURA.

Num. 19-15 Vas quod non habuerit.. ligaturam desuper
1 Reg. 25-18 Tulit... et centum ligaturas uvæ passæ
30-12 Et duas ligaturas uvæ passæ
Eccli. 45-13 Gemmis pretiosis figuratis in ligatura auri

LIGNARIUS.

Isai. 44-13 Artifex lignarius extendit normam

LIGNEUS, A, UM.

Exod. 7-19 Tam in ligneis vasis quam in saxeis
Levit. 11-32 Polluetur, tam vas ligneum et vestimentum
15-12 Vas autem ligneum lavabitur aqua
Deut. 10- 1 Faciesque arcam ligneam
1 Par. 29- 2 Ferrum in ferrea, ligna ad lignea
2 Par. 3- 5 Domum quoq. majorem texit tabulis ligneis
2 Esdr. 8- 4 Stetit autem Esdras scriba super gradum ligneum
Eccli. 22-19 Loramentum ligneum colligatum
Jerem. 28-13 Dicit Dominus: Catenas ligneas contrivisti
Baruc. 6- 3 Deos aureos... et ligneos in humeris portari
-29 Apponunt diis argenteis, et aureis, et ligneis
-38 Dii illorum lignei, et lapidei, et aurei
-50 Nam cum sint lignea, inaurata
-54 Cum inciderit ignis in domum deorum ligneorum
-56 Non a furibus... se liberabunt dii lignei
-69 Ita sunt dii illorum lignei, et argentei
-70 Dii illorum lignei, et inaurati, et inargentati
Ezech. 41-22 Altaris lignei trium cubitorum altitudo
Longitudo ejus, et parietes ejus lignei
Dan. 5- 4 Laudabant deos suos aureos.., ligneosque
-23 Deos q. argenteos... ligneosque... laudasti
1 Mac. 6-37 Sed et turres ligneæ super eos firmæ
2 Tim. 2-20 Non solum sunt vasa aurea... sed et lignea
Apoc. 9-20 Simulacra... et ærea, et lapidea, et lignea

LIGNUM.

Gen. 1-11 Et lignum pomiferum faciens fructum
-12 Lignumque faciens fructum
-29 Et universa ligna quæ habent... sementem
2- 9 Produxitque omne lignum pulchrum visu
Lignum etiam vitæ in medio paradisi
Lignumque scientiæ boni et mali
Gen. 2-16 Dicens: Ex omni ligno paradisi comede
-17 De ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas
3- 1 Ut non comederetis de omni ligno paradisi
- 2 De fructu lignorum, quæ sunt in paradiso, vescimur
- 3 De fructu vero ligni, quod est in medio paradisi
- 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum
- 8 Abscondit se... in medio ligni paradisi
-11 Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo præceperam tibi ne comederes, comedisti?
-12 Mulier... dedit mihi de ligno, et comedi
-17 Et comedisti de ligno, ex quo præceperam
-22 Ne forte... sumat etiam de ligno vitæ
-24 Ad custodiendam viam ligni vitæ
6-14 Fac tibi arcam de lignis levigatis
22- 3 Cumque concidisset ligna in holocaustum
- 6 Tulit quoque ligna holocausti
- 7 Ecce, inquit, ignis et ligna: ubi est victima?
- 9 Ædificavit altare et desuper ligna composuit
Posuit eum in altare super struem lignorum
Exod. 9-25 Et omne lignum regionis confregit
10- 5 Corrodet enim omnia ligna quæ germinant
-15 Nihilq. omnino virens relictum est in lignis
15-25 Clamavit ad Domin., qui ostendit ei lignum
25- 5 Pellesque janthinas, et ligna setim
-10 Arcam de lignis setim compingite
-13 Facies quoque vectes de lignis setim
-23 Facies et mensam de lignis setim
-28 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
26-15 Facies et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim
-26 Facies et vectes de lignis setim quinque
-32 Ante quatuor columnas de lignis setim
-37 Quinq. columnas deaurabis lignorum setim
27- 1 Facies et altare de lignis setim
- 6 Et vectes altaris de lignis setim duos
30- 1 Facies quoque altare ad adolendum thymiama de lignis setim
- 5 Vectes facies de lignis setim, et inaurabis
31- 5 Marmore et gemmis et diversitate lignorum
35- 7 Pellesque arietum... janthinas, ligna setim
-24 Obtulerunt Domino, lignaque setim in varios usus
36-20 Fecit et tabulas tabernaculi de lignis setim
-31 Fecit et vectes de lignis setim, quinque
-36 Et quatuor columnas de lignis setim
37- 1 Fecit a. Beseleel et arcam de lignis setim
- 4 Vectes quoque fecit de lignis setim
-10 Fecit et mensam de lignis setim
-15 Ipsos quoque vectes fecit de lignis setim
-25 Fecit et altare thymiamatis de lignis setim
-28 Ipsos a. vectes fecit de lignis setim
38- 1 Fecit et altare holocausti de lignis setim
- 6 Quos et ipsos fecit de lignis setim
-23 Qui et ipse artifex lignorum egregius fuit
Levit. 1- 7 Strue lignorum ante composita
-12 Et ponent super ligna, quibus subjiciendus est ignis
-17 Adolebit super altare, lignis igne supposito
3- 5 Adolebuntque ea super altare... lignis igne supposito
4-12 Incendetque ea super lignorum struem
6-12 Ignis... quem nutriet sacerdos subjiciens ligna mane
14- 4 Et lignum cedrinum, vermiculumque
- 6 Alium a. vivum cum ligno cedrino et cocco
-45 Et lapides ejus ac ligna... projicient extra
-49 Sumet duos passeres, lignumque cedrinum
-51 Tollet lignum cedrinum et hyssopum
-52 In passere vivo lignoque cedrino et hyssopo
19-23 Et plantaveritis in ea ligna pomifera
23-40 Et ramos ligni densarum frondium
Num. 15-32 Et invenissent hominem colligentem ligna in die sabbati
19- 6 Lignum quoque cedrinum...sacerdos mittet in flammam
31-20 De caprarum pellibus, et pilis, et ligno, expiabitur
35-18 Si ligno percussus interierit
Deut. 4-28 Servietis diis...ligno et lapidi, qui non vident
10- 3 Feci igitur arcam de lignis setim
12- 2 Subter omne lignum frondosum
19- 5 Sed abiisse cum eo simpliciter in sylvam ad ligna cædenda et in succisione lignorum securis fugerit manu
20-19 Quoniam lignum est, et non homo
-20 Si qua autem ligna non sunt pomifera
21-23 Non permanebit cadaver ejus in ligno
Maledictus a Deo est qui pendet in ligno
28-36 Servies ibi diis alienis, ligno et lapidi
-64 Servies ibi diis alienis... lignis et lapidibus

Deut. 29-11 Exceptis lignorum cæsoribus, et his qui comportant aquas
-17 Vidistis... idola eorum, lignum et lapidem
Josue. 9-21 Vivant, ut in usus universæ multitudinis ligna cædant
-23 Non deficiet de stirpe vestra ligna cædens
-27 Cædentes ligna, et aquas comportantes
Judic. 6-26 Offeres holocaustum super struem lignorum
9- 8 Ierunt ligna ut ungerent super se regem
- 9 Et venire ut inter ligna promovear
-10 Dixeruntque ligna ad arborem ficum
-11 Et ire ut inter cætera ligna promovear
-12 Locutaque sunt ligna ad vitem
-13 Et inter ligna cætera promoveri
-14 Dixeruntque omnia ligna ad rhamnum
1 *Reg.* 6-14 Et conciderunt ligna plaustri
2 *Reg.* 5-11 Misit quoque Hiram.. nuntios ad David, et ligna cedrina, et artifices lignorum, artificesque lapidum ad parietes
6- 5 Ludebant... in omnibus lignis fabrefactis
23- 7 Armabitur ferro et ligno lanceato
- 8 Ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus
24-22 Habes boves... et juga boum in usum lignorum
3 *Reg.* 4-33 Disputavit super lignis, a cedro quæ est in Libano
5- 6 Non est in populo meo vir qui noverit ligna cædere
- 8 Ego faciam... in lignis cedrinis et abiegnis
-10 Itaque Hiram dabat Salomoni ligna cedrina, et ligna abiegna
-18 Porro Giblii præparaverunt ligna et lapides
6-10 Operuit domum lignis cedrinis
-15 Operuit lignis cedrinis intrinsecus
-23 Fecit in oraculo duos cherubim de lignis olivarum
-31 Fecit ostiola de lignis olivarum
-32 Et duo ostia de lignis olivarum
-33 Fecitque in introitu templi postes de lignis olivarum
-34 Et duo ostia de lignis abiegnis altrinsecus
-36 Et uno ordine lignorum cedri
7- 2 Ligna quippe cedrina exciderat in columnas
- 5 Super columnas quadrangulata ligna
- 7 Et texit lignis cedrinis a pavimento
9-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna cedrina et abiegna
10-11 Attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis
-12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus
Non sunt allata hujuscemodi ligna thyina
15-22 Tulerunt lapides de Rama, et ligna ejus
17-10 Apparuit ei mulier vidua colligens ligna
-12 En ego colligo duo ligna, ut ingrediar
18-23 Et in frusta cædentes, ponant super ligna
Et imponam super ligna, ignem autem non supponam
-33 Et composuit ligna : divisitque per membra bovem, et posuit super ligna
-34 Et fundite super holocaustum et super ligna
-38 Et voravit holocaustum, et ligna, et lapides
4 *Reg.* 3-19 Et universum lignum fructiferum succidetis
-25 Et omnia ligna fructifera succiderunt
6- 4 Cumq. venissent ad Jordan. cædebant ligna
- 6 Præcidit ergo lignum, et misit illuc
12-11 Qui impendebant eam in fabris lignorum
-12 Et ut emerent ligna, et lapides
16- 4 Et in collibus, et sub omni ligno frondoso
17-10 Et subter omne lignum nemorosum
19-18 Sed opera manuum hominum ex ligno
22- 6 Et ut emantur ligna, et lapides de lapicidinis
1 *Par.* 14- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios ad David, et ligna cedrina, et artifices parietum, lignorumque
16-33 Tunc laudabunt ligna saltus coram Domino
20- 5 Cujus hastæ lignum erat quasi liciatorium
21-23 Boves do in holocaustum,et tribulas in ligna
22- 4 Ligna quoq. cedrina non poterant æstimari
-14 Ligna et lapides præparavi ad universa impendia
-15 Latomos, et cæmentarios, artificesque lignorum
29- 2 Æs in ænea, ferrum in ferrea, ligna ad lignea
2 *Par.* 2- 3 Et misisti ei ligna cedrina ut ædificaret
- 8 Sed et ligna cedrina mitte mihi
Scio enim quod servi tui noverint cædere ligna de Libano
- 9 Ut parentur mihi ligna plurima
-10 Præterea operariis, qui cæsuri sunt ligna
-14 Qui novit operari in auro... et marmore, et lignis
-16 Nos autem cædemus ligna de Libano
9-10 Attulerunt aurum de Ophir, et ligna thyina
-11 De quibus fecit rex, de lignis scilicet thyinis
Nunquam visa sunt in terra Juda ligna talia
16- 6 Ligna quæ ædificationi præparaverat Baasa
2 *Par.* 28- 4 Et in collibus, et sub omni ligno frondoso
34-11 Ut emerent... ligna ad commissuras ædificii
1 *Esdr.* 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano ad mare
5- 8 Et ligna ponuntur in parietibus
6- 4 Et sic ordines de lignis novis
-11 Tollatur lignum de domo ipsius, et erigatur
2 *Esdr.* 2- 8 Ut det mihi ligna, ut tegere possim portas
8-15 Afferte... et frondes ligni pulcherrimi
Ramos palmarum et frondes ligni nemorosi
9-25 Et oliveta, et ligna pomifera multa
10-34 Sortes ergo misimus super oblationem lignorum
-35 Primitiva universi fructus omnis ligni
-37 Et poma omnis ligni, vindemiæ quoque
13-31 Et in oblatione lignorum in temporibus constitutis
Esth. 7- 9 En lignum quod paraverat Mardochæo
Job. 14- 7 Lignum habet spem : si præcisum fuerit, rursum virescit
24-20 Conteratur quasi lignum infructuosum
41-18 Et quasi lignum putridum, æs
Psal. 1- 3 Erit tanquam lignum, quod plantatum est
73- 5 Quasi in sylva lignorum securibus...
95-12 Tunc exultabunt omnia ligna sylvarum
103-16 Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani
104-33 Et contrivit lignum finium eorum
148- 9 Ligna fructifera, et omnes cedri
Prov. 3-18 Lignum vitæ est his, qui apprehenderint eam
11-30 Fructus justi lignum vitæ
13-12 Lignum vitæ desiderium veniens
15- 4 Lingua placabilis, lignum vitæ
25-20 Sicut tinea vestimento, et vermis ligno
26-20 Cum defecerint ligna, extinguetur ignis
-21 Sicut carbones ad prunas, et ligna ad ignem
Eccle. 2- 6 Irrigarem sylvam lignorum germinantium
10- 9 Et qui scindit ligna, vulnerabitur ab eis
11- 3 Si ceciderit lignum ad Austrum
Cant. 2- 3 Sicut malus inter ligna sylvarum, sic dilectus
3- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani
4-14 Cinnamomum cum universis lignis Libani
Sap. 10- 4 Per contemptibile lignum justum gubernans
13-11 Si quis... de sylva lignum rectum secuerit
-13 Lignum curvum, et vorticibus plenum
14- 1 Iter facere incipiens, ligno portante se
Fragilius lignum invocat
- 5 Exiguo ligno credunt homines animas suas
- 7 Benedictum est enim lignum, per quod fit justitia
-21 Nomen lapidibus et lignis imposuerunt
Eccli. 6- 3 Relinquaris velut lignum aridum in eremo
8- 4 Et non strues in ignem illius ligna
27- 7 Sicut rusticatio de ligno ostendit fructum
28-12 Secundum enim ligna sylvæ, sic ignis exardescit
31- 7 Lignum offensionis est aurum sacrificantium
38- 5 Nonne a ligno indulcata est lingua amara ?
Isai. 7- 2 Sicut moventur ligna sylvarum a facie venti
10-15 Baculus, qui utique lignum est
-19 Reliquiæ ligni saltus ejus
30-33 Nutrimenta ejus, ignis et ligna multa
37-19 Opera manuum hominum, lignum et lapis
40-20 Forte lignum et imputribile elegit
41-19 Dabo in solitudinem... et lignum olivæ
44-14 Succidit.. quercum, quæ steterat inter ligna
-19 Ante truncum ligni procidam ?
-23 Resonate... saltus et omne lignum ejus
45-20 Nescierunt qui levant lignum sculpturæ
55-12 Omnia ligna regionis plaudent manu
56- 3 Non dicat eunuchus : Ecce ego lignum aridum
57- 5 Qui consolamini in diis subter omne lignum frondosum
60-17 Pro ferro afferam argentum, et pro lignis æs
65-22 Secundum e. dies ligni, erunt dies populi
Jerem. 2-20 Sub omni ligno frondoso, tu prosternebaris
-27 Dicentes ligno : Pater meus es tu
3- 6 Sub omni ligno frondoso, et fornicata est
- 9 Et mœchata est cum lapide et ligno
-13 Dispersisti vias tuas alienis sub omni ligno
5-14 Ecce ego do... et populum istum in ligna
6- 6 Cædite lignum ejus, et fundite
7-18 Filii colligunt ligna, et patres succendunt ignem
-20 Super jumenta, et super lignum regionis
10- 3 Quia lignum de saltu præcidit opus manus
- 8 Doctrina vanitatis eorum lignum est
11-19 Mittamus lignum in panem ejus
17- 2 Cum recordati fuerint...lignorumque frondentium
- 8 Erit quasi lignum quod transplantatur super aquas
46-22 Cum securibus venient ei, quasi cædentes ligna
Thren. 4- 8 Aruit, et facta est quasi lignum
5- 4 Ligna nostra pretio comparavimus
-13 Et pueri in ligno corruerunt
Baruc. 5- 8 Obumbraverunt autem et sylvæ, et omne lignum suavitatis
Ezech. 6-13 Et subtus omne lignum nemorosum
15- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis, ex omnibus lignis nemorum, quæ sunt inter ligna sylvarum ?
- 3 Numquid tolletur de ea lignum ut fiat opus?
- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum
17-24 Scient omnia ligna regionis, quia ego Dominus humiliavi lignum sublime, et exaltavi lignum humile : et siccavi lignum viride, et frondere feci lignum aridum
20-28 Viderunt... et omne lignum nemorosum
-32 Erimus sicut gentes... ut colamus ligna et lapides
-47 Et comburam in te omne lignum viride, et omne lignum aridum
21-10 Qui moves sceptrum filii mei, succidisti omne lignum
26-12 Et ligna tua, et pulverem tuum in medio aquarum ponent
31- 4 Rivos suos emisit ad universa ligna regionis
- 5 Altitudo ejus super omnia ligna regionis
- 8 Omne lignum paradisi Dei non est assimilatum illi
- 9 Et æmulata sunt eum omnia ligna voluptatis
-14 Quam ob rem non elevabuntur in altitudine sua omnia ligna aquarum
-15 Et omnia ligna agri concussa sunt
-16 Et consolata sunt in terra infima omnia ligna voluptatis egregia
-18 O inclyte atque sublimis inter ligna volupt.
Ecce deductus es cum lignis voluptatis
34-27 Et dabit lignum agri fructum suum
36-30 Et multiplicabo fructum ligni, et genimina
37-16 Et tu, fili hominis, sume tibi lignum unum
Et tolle lignum alterum, et scribe super illud
Joseph ligno Ephraïm, et cunctæ domui Israël
-17 Unum ad alterum tibi in lignum unum
-19 Ecce ego assumam lignum Joseph
Et dabo eas pariter cum ligno Juda, et faciam eas in lignum unum
-20 Erunt autem ligna, super quæ scripseris in manu tua
39-10 Et non portabunt ligna de regionibus
41-16 Stratumque ligno per gyrum in circuitu
-25 Et grossiora erant ligna in vestibuli fronte
47- 7 Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis
-12 Ex utraque parte omne lignum pomiferum
Osee. 4-12 Populus meus in ligno suo interrogavit
Joel. 1-12 Et malum, et omnia ligna agri aruerunt
-19 Et flamma succendit omnia ligna regionis
2-22 Quia lignum attulit fructum suum
Habac. 2-11 Et lignum, quod inter juncturas ædificiorum est, respondebit
-19 Væ qui dicit ligno : Expergiscere
Aggæi. 1- 8 Portate ligna, et ædificate domum
2-20 Malogranatum, et lignum olivæ non floruit?
Zach. 5- 4 Et consumet eam, et ligna ejus, et lapides
12- 6 In die illa ponam duces Juda sicut caminum ignis in lignis
1 *Mac.* 10-30 Et dimidiam partem fructus ligni
14- 8 Et terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum
2 *Mac.* 1-21 Et ligna, et quæ erant superposita
Marc. 14-43 Cum eo turba multa, cum gladiis et lignis
-48 Tanquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me ?
Luc. 23-31 Quia si in viridi ligno hæc faciunt
Act. 5-30 Quem vos interemistis, suspendentes in ligno
10-39 Quem occiderunt suspendentes in ligno
13-29 Deponentes eum de ligno, posuerunt eum
16-24 Et pedes eorum strinxit ligno
1 *Cor.* 3-12 Lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam
Galat. 3-13 Maledictus omnis qui pendet in ligno
1 *Petr.* 2-24 Ipse pertulit in corpore suo super lignum
Apoc. 2- 7 Vincenti dabo edere de ligno vitæ
18-12 Omne lignum thyinum et omnia vasa eboris
22- 2 Ex utraque parte fluminis lignum vitæ
Et folia ligni ad sanitatem gentium
-14 Ut sit potestas eorum in ligno vitæ

LIGO. *Verbum.*

Gen. 37- 7 Putabam nos ligare manipulos in agro
38-27 Obstetrix ligavit coccinum
42-19 Frater vester unus ligetur in carcere
-25 Tollensq. Simeon, et ligans illis præsentibus
-35 Repererunt in ore saccor. ligatas pecunias
49-11 Ligans ad vineam pullum suum
Exod. 12-34 Ligans in palliis, posuit super humeros suos

Exod. 28-37 Ligabisque eam vitta hyacinthina
Deut. 6- 8 Ligabis ea quasi signum in manu tua
25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area fruges
Josue. 2-18 Et ligaveris eum in fenestra
Judic. 15- 4 Junxit ad caudas, et faces ligavit in medio
-10 Responderunt: Ut ligemus Samson, venimus
-12 Ligare, inquiunt, te venimus
-13 Ligaveruntque eum duobus novis funibus
-14 Vincula quibus ligatus erat, dissipata sunt
16- 6 Quid sit quo ligatus erumpere nequeas?
- 7 Si septem nerviceis funibus... ligatus fuero
-10 Saltem nunc indica mihi quo ligari debeas
-11 Respondit : Si ligatus fuero novis funibus
2 Reg. 3-34 Manus tuæ ligatæ non sunt
4 Reg. 5-23 Ligavitq. duo talenta argenti in duob. saccis
Judith. 6- 9 Ligaverunt Achior ad arborem manibus et pedibus
13- 8 Pugionem ejus, qui in ea ligatus pendebat, exolvit
Job. 26- 8 Qui ligat aquas in nubibus suis
40-20 Et fune ligabis linguam ejus?
-24 Aut ligabis eum ancillis tuis?
Prov. 6-21 Liga ea in corde tuo jugiter
7- 3 Liga eam in digitis tuis, scribe illam in tabulis
Eccli. 28-23 Beatus qui... in vinculis ejus non est ligatus
Isai. 8-16 Liga testimonium, signa legem
22- 3 Fugerunt simul, dureque ligati sunt
Jerem. 51-63 Ligabis ad eum lapidem, et projicies illum
Ezech. 3-25 Data sunt super te vincula, et ligabunt te
5- 3 Et ligabis eos in summitate pallii tui
30-21 Ut ligaretur pannis, et fasciaretur linteolis
Dan. 3-20 Jussit ut ligatis pedibus Sidrach, Misach, et Abdenago
5-12 Ostensio secretorum, ac solutio ligatorum
-16 Obscura interpretari, et ligata dissolvere
Osee. 4-19 Ligavit eum spiritus in alis suis
Matth. 16-19 Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis
18-18 Erunt ligata et in cœlo
22-13 Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite
Marc. 5- 3 Neque catenis jam quisquam poterat eum ligare
11- 2 Introeuntes illuc, invenietis pullum ligatum
- 4 Invenerunt pullum ligatum ante januam
Joan. 11-44 Prodiit... ligatus pedes et manus institis
Et facies illius sudario erat ligata
18-12 Comprehenderunt Jesum, et ligaverunt eum
-24 Misit eum Annas ligatum ad Caïpham
19-40 Et ligaverunt illud linteis cum aromatibus
Apoc. 20- 2 Et ligavit eum per annos mille

LIGO. *Substant.*

1 Reg. 13-20 Ut exacueret... et ligonem, et securim
-21 Retusæ.. erant.. acies vomerum, et ligonum
Joel. 3-10 Concidite... et ligones vestros in lanceas
Mich. 4- 3 Concident... et hastas suas in ligones

LIGURIUS.

Exod. 28-19 In tertio ligurius, achates, et amethystus
39-12 In tertio ligurius, achates, et amethystus

LILIUM.

Exod. 25-31 Sphærulas, ac lilia ex ipso procedentia
-33 Sphærulaque simul et lilium
-34 Sphærulæque per singulos, et lilia
37-17 Scyphi, sphærulæque ac lilia procedebant
-19 Sphærulæque simul et lilia
-20 Sphærulæque per singulos simul et lilia
3 Reg. 7-19 Quasi opere lilii fabricata erant in porticu
-22 Super capita columnarum opus in modum lilii posuit
-26 Et folium repandi lilii
-49 Quasi lilii flores, et lucernas desuper aureas
2 Par. 4- 5 Erat quasi labium calicis, vel repandi lilii
Judith 10- 3 Assumpsitque dextraliola et lilia
Cant. 2- 1 Ego flos campi, et lilium convallium
- 2 Sicut lilium inter spinas, sic amica mea
-16 Et ego illi, qui pascitur inter lilia
4- 5 Capreæ gemelli, qui pascuntur in liliis
5-13 Labia ejus lilia distillantia myrrham
6- 1 Ut pascatur in hortis, et lilia colligat
- 2 Dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia
7- 2 Venter tuus sicut acervus tritici, vallatus liliis
Eccli. 39-19 Florete flores, quasi lilium, et date odorem
50- 8 Et quasi lilia quæ sunt in transitu aquæ
Isai. 35- 1 Exultabit solitudo, et florebit quasi lilium
Osee. 14- 6 Israël germinabit sicut lilium
Matth. 6-28 Considerate lilia agri quomodo crescunt
Luc. 12-27 Considerate lilia quomodo crescunt

LIMA.

Isai. 44-12 Faber ferrarius lima operatus est

LIMEN.

Exod. 12-22 Tingite in sanguine qui est in limine
Deut. 6- 9 Scribesque ea in limine et ostiis domus tuæ
Judic. 19-27 Jacebat ante ostium sparsis in limine manibus
1 Reg. 5- 4 Palmæ manuum ejus abscissæ erant super limen
- 5 Super limen Dagon in Azoto
3 Reg. 14-17 Cumque illa ingrederetur limen domus
Esth. 2-21 Et in primo palatii limine præsidebant
Ezech. 9- 3 Quæ erat super eum ad limen domus
10- 4 Desuper cherub ad limen domus
-18 Egressa est gloria Domini a limine templi
40- 6 Et mensus est limen portæ calamo uno latitudinem
Limen unum calamo uno in latitudine
- 8 Et limen portæ juxta vestibulum portæ
-11 Et mensus est latitudinem liminis portæ
41-16 Limina, et fenestras obliquas, et ethecas
Contra uniuscujusque limen
-21 Limen quadrangulum
43- 8 Qui fabricati sunt limen suum juxta limen meum
46- 2 Et stabit in limine portæ
Adorabit super limen portæ, et egredietur
47- 1 Aquæ egrediebantur subter limen domus
Soph. 1- 9 Qui arroganter ingreditur super limen
2-14 Et onocrotalus et ericius in liminibus ejus

LIMO.

Ezech. 21- 9 Gladius, gladius exacutus, et limatus
-10 Ut splendeat, limatus est
-11 Iste limatus est, ut sit in manu interficientis
-15 Gladii acuti, et limati ad fulgendum
-28 Lima te ut interficias, et fulgeas

LIMPIDUS, A, UM.

1 Reg. 17-40 Et elegit sibi quinque limpidissimos lapides
Sap. 17- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare poterant
-19 Orbis... limpido illuminabatur lumine
Ezech. 24- 7 Super limpidissimam petram effudit illum
- 8 Dedi sanguinem ejus super petram limpidissimam
26- 4 Et dabo eam in limpidissimam petram
-14 Et dabo te in limpidissimam petram

LIMUS.

Gen. 2- 7 Formavit... hominem de limo terræ
Tobiæ. 8- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ
Psal. 68- 3 Infixus sum in limo profundi

LINEA.

3 Reg. 7-15 Et linea duodecim cubitorum ambiebat
4 Reg. 20- 9 Vis ut ascendat umbra decem lineis?
-10 Facile est umbram crescere decem lineis
-11 Et reduxit umbram per lineas
Job. 38- 5 Vel quis tetendit super eam lineam?
Isai. 38- 8 Ecce ego reverti faciam umbram linearum.. retrorsum decem lineis
Et reversus est sol decem lineis per gradus

LINEUS, A, UM.

Exod. 28- 4 Superhumerale, tunicam, et lineam strictam
-40 Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis
-42 Facies et fœminalia linea, ut operiant carn.
29- 5 Indues Aaron vestimentis suis, id est, linea et tunica, et superhumerali et rationali
- 8 Et indues tunicis lineis, cingesque balteo
39-27 Fœminalia quoque linea, byssina
Levit. 6-10 Vestietur tunica sacerdos et fœminal. lineis
8- 7 Vestivit pontificem subucula linea
-13 Filios q. ejus oblatos vestivit tunicis lineis
10- 5 Tulerunt eos sicut jacebant, vestitos lineis tunicis
13-47 Vestis lanea sive linea, quæ lepram habuerit
-59 Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei
16- 4 Tunica linea vestietur, fœminalibus lineis verenda celabit : accingetur zona linea : cidarim lineam imponet capiti
1 Reg. 2-18 Puer, accinctus ephod lineo
22-18 Trucidavit in die illa octoginta quinque viros vestitos ephod lineo
2 Reg. 6-14 Porro David erat accinctus ephod lineo
1 Par. 15-27 David a. etiam indutus erat ephod lineo
Jerem. 13- 1 Vade, et posside tibi lumbare lineum
Ezech. 9- 2 Unus in medio eorum vestitus erat lineis
- 3 Et vocavit virum, qui indutus erat lineis
-11 Et ecce vir, qui erat indutus lineis
10- 2 Et dixit ad virum, qui indutus erat lineis
- 6 Cumque præcepisset viro, qui indutus erat lineis
- 7 Dedit in manus ejus, qui indutus erat lineis
40- 3 Et funiculus lineus in manu ejus
Ezech. 44-17 Vestibus lineis induentur
-18 Vittæ lineæ erunt in capitibus eorum, et fœminalia linea erunt in lumbis eorum
Dan. 10- 5 Et ecce vir unus vestitus lineis
12- 6 Et dixi viro, qui erat indutus lineis
- 7 Et audivi virum, qui indutus erat lineis

LINGO.

3 Reg. 21-19 In quo linxerunt canes sanguinem Naboth
22-38 Et linxerunt canes sanguinem ejus
Psal. 71- 9 Et inimici ejus terram lingent
Isai. 49-23 Et pulverem pedum tuorum lingent
Mich. 7-17 Lingent pulverem sicut serpentes
Luc. 16-21 Canes veniebant, et lingebant ulcera ejus

LINGUA.

Gen. 10- 5 Unusquisque secundum linguam suam
-20 Hi sunt filii Cham in cognationib. et linguis
-31 Secundum cognationes et linguas
11- 7 Et confundamus ibi linguam eorum
31-47 Uterque juxta proprietatem linguæ suæ
41-45 Vocavit eum lingua Ægyptiaca, Salvatorem
Exod. 4-10 Impeditioris et tardioris linguæ sum
Deut. 28-49 Cujus linguam intelligere non possis
Josue. 15- 2 Et a lingua ejus, quæ respicit Meridiem
- 5 A lingua maris usque ad eumdem Jordanis fluvium
18-19 Suntque exitus ejus contra linguam maris
Judic. 7- 5 Qui lingua lambuerint aquas, sicut solent canes
2 Reg. 23- 2 Et sermo ejus per linguam meam
4 Reg. 18-26 Siquidem intelligimus hanc linguam
2 Par. 32-18 Lingua Judaïca, contra populum... personabat
2 Esdr. 13-24 Loquebantur juxta linguam populi et populi
Esth. 1-22 Misit epistolas... diversis linguis et litteris
3-12 Et audire pro varietate linguarum
8- 9 Juxta linguas et litteras suas
9-24 Misit phur, quod nostra lingua vertitur in sortem
Job. 5-21 A flagello linguæ absconderis
6-30 Non invenietis in lingua mea iniquitatem
15- 5 Et imitaris linguam blasphemantium
20-12 Abscondet illud sub lingua sua
-16 Et occidet eum lingua viperæ
27- 4 Nec lingua mea meditabitur mendacium
29-10 Et lingua eorum gutturi suo adhærebat
33- 2 Loquatur lingua mea in faucibus meis
40-20 Et fune ligabis linguam ejus?
Psal. 5-11 Linguis suis dolose agebant
H. 10- 7 Sub lingua ejus labor et dolor
11- 4 Disperdat Dominus... et linguam magniloquam
- 5 Dixerunt : Linguam nostr. magnificabimus
13- 3 Linguis suis dolose agebant
14- 3 Qui non egit dolum in lingua sua
15- 9 Lætatum est cor meum, et exultavit lingua
21-16 Et lingua mea adhæsit faucibus meis
30-21 Proteges eos... a contradictione linguarum
33-14 Prohibe linguam tuam a malo
34-28 Et lingua mea meditabitur justitiam tuam
36-30 Et lingua ejus loquetur judicium
38- 2 Ut non delinquam in lingua mea
- 5 Locutus sum in lingua mea
44- 2 Lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis
49-19 Et lingua tua concinnabat dolos
50-16 Et exultabit lingua mea justitiam tuam
51- 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua
- 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis, lingua dolosa
54-10 Præcipita, Domine, divide linguas eorum
56- 5 Et lingua eorum gladius acutus
63- 4 Et exacuerunt ut gladium linguas suas
- 9 Et infirmatæ sunt contra eos linguæ eorum
65-17 Clamavi et exaltavi, sub lingua mea
67-24 Lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso
70-24 Lingua mea tota die meditabitur justitiam
72- 9 Et lingua eorum transivit in terra
77-36 Et lingua sua mentiti sunt ei
80- 6 Linguam, quam non noverat, audivit
108- 3 Locuti sunt adversum me lingua dolosa
118-172 Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum
119- 2 Libera animam meam... a lingua dolosa
- 3 Quid apponatur tibi ad linguam dolosam?
125- 2 Et lingua nostra exultatione
136- 6 Adhæreat lingua mea faucibus meis
138- 4 Quia non est sermo in lingua mea
139- 4 Acuerunt linguas suas sicut serpentis
Prov. 6-17 Oculos sublimes, linguam mendacem
-24 Ut custodiant te... a blanda lingua extraneæ
10-20 Argentum electum, lingua justi
-31 Lingua pravorum peribit
12-18 Lingua autem sapientium sanitas est

Prov. 12-19 Qui autem testis est repentinus, concinnat linguam mendacii
15- 2 Lingua sapientium ornat scientiam
- 4 Lingua placabilis, lignum vitæ
16- 1 Est... Domini gubernare linguam
17- 4 Malus obedit linguæ iniquæ
-20 Et qui vertit linguam, incidet in malum
18-21 Mors, et vita in manu linguæ
21- 6 Qui congregat thesauros lingua mendacii
-23 Qui custodit os suum, et linguam suam
25-15 Et lingua mollis confringet duritiam
-23 Dissipat... et facies tristis linguam detrahentem
26-28 Lingua fallax non amat veritatem
28-23 Qui per linguæ blandimenta decipit
31-26 Et lex clementiæ in lingua ejus
Cant. 4-11 Mel et lac sub lingua tua
Sap. 1- 6 Et linguæ ejus auditor
-11 Et a detractione parcite linguæ
10-21 Et linguas infantium fecit disertas
Prolog. Eccli. Quando fuerint translata ad alter. linguam
Eccli. 4-29 In lingua enim sapientia dignoscitur
-34 Noli citatus esse in lingua tua
5-11 Omnis peccator probatur in duplici lingua
-15 Lingua vero imprudentis subversio est ipsius
-16 Et lingua tua ne capiaris
3- 5 Lingua eucharis in bono homine abundat
17- 5 Consilium, et linguam, et oculos, et aures
19-16 Est qui labitur lingua, sed non ex animo
-17 Quis est e. qui non deliquerit in lingua s.?
20-18 Qui e. edunt panem illius, falsæ linguæ sunt
-20 Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens
21- 8 Notus a longe potens lingua audaci
22-33 Et lingua mea perdat me
25- 9 Et decimum dicam in lingua hominibus
-11 Beatus... et qui lingua sua non est lapsus
26- 9 In muliere zelotypa flagellum linguæ
28-13 Et lingua testificans adducit mortem
-16 Lingua tertia multos commovit
-19 Lingua tertia mulieres viratas ejecit
-21 Plaga autem linguæ comminuet ossa
-22 Qui interierunt per linguam suam
-23 Beatus qui tectus est a lingua nequam
-28 Linguam nequam noli audire
-30 Attende ne forte labaris in lingua
36-25 Si est lingua curationis, est et mitigationis
37-21 Dominatrix illorum est assidua lingua
40-21 Super utraque lingua suavis
51- 3 Liberasti... a laqueo linguæ iniquæ
- 7 Et a lingua coinquinata, et a verbo mendacii
A rege iniquo, et a lingua injusta
-30 Dedit mihi Dom. linguam mercedem meam
Isai. 3- 8 Quia lingua eorum... contra Dominum
5-24 Sicut devorat stipulam lingua ignis
11-15 Desolabit Dominus linguam maris Ægypti
19-18 Loquentes lingua Chanaan
28-11 Lingua altera loquetur ad populum istum
30-27 Et lingua ejus quasi ignis devorans
32- 4 Lingua balborum velociter loquetur et plane
33-19 Ita ut non possis intelligere disertitudinem linguæ ejus
35- 6 Et aperta erit lingua mutorum
36-11 Loquere ad servos tuos Syra lingua
41-17 Lingua eorum siti aruit
45-24 Et jurabit omnis lingua
50- 4 Dominus dedit mihi linguam eruditam
54-17 Linguam resistent. tibi in judicio, judicabis
57- 4 Super quem dilatastis os, et ejecistis linguam
59- 3 Et lingua vestra iniquitatem fatur
66-18 Venio ut congregem cum omnibus gentibus et linguis
Jerem. 5-15 Gentem, cujus ignorabis linguam
9- 3 Extenderunt linguam suam quasi arcum
- 5 Docuerunt enim linguam suam loqui mendacium
- 8 Sagitta vulnerans lingua eorum
18-18 Venite, et percutiamus eum lingua
23-31 Qui assumunt linguas suas
Thren. 4- 4 Adhæsit lingua lactentis ad palatum ejus
Baruc. 4-15 Adduxit... gentem improbam, et alterius linguæ
6- 7 Nam lingua ipsorum polita a fabro
Ezech. 3- 5 Non enim ad populum... et ignotæ linguæ tu mitteris
- 6 Neque ad populos... et ignotæ linguæ
-26 Linguam tuam adhærere faciam palato tuo
36- 3 Et ascendistis super labium linguæ
Dan. 1- 4 Ut doceret eos litteras et linguam Chaldæor.
3- 4 Vobis dicitur populis, tribubus, et linguis
- 7 Populi, tribus, et linguæ, adoraverunt
-96 Ut omnis populus, tribus, et lingua
-98 Rex, omnibus populis, gentibus, et linguis
5-19 Populi, tribus, et linguæ, tremebant
6-25 Universis populis, tribubus, et linguis
Dan. 7-14 Populi, tribus, et linguæ ipsi servient
Osee. 7-16 Cadent... a furore linguæ suæ
Mich. 6-12 Et lingua eorum fraudulenta in ore eorum
Soph. 3-13 Non invenietur in ore eorum lingua dolosa
Zach. 8-23 Homines ex omnibus linguis gentium
14-12 Et lingua eorum contabescet in ore suo
2 *Mac.* 7- 4 Jussit, ei qui prior fuerat locutus, amputari linguam
-10 Et linguam postulatus cito protulit
15-33 Linguam etiam impii Nicanoris præcisam jussit particulatim avibus dari
Marc. 7-33 Et expuens, tetigit linguam ejus
-35 Et solutum est vinculum linguæ ejus
16-17 Linguis loquentur novis
Luc. 1-64 Apertum est a. illico os ejus, et lingua ejus
16-24 Ut refrigeret linguam meam, quia crucior
Act. 1-19 Ita ut appellaretur ager ille, lingua eorum
2- 3 Apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis
- 4 Et cœperunt loqui variis linguis
- 6 Quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes
- 8 Quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram
-11 Audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei
-26 Et exultavit lingua mea
10-46 Audiebant enim illos loquentes linguis
19- 6 Loquebantur linguis, et prophetabant
21-40 Allocutus est lingua Hebræa, dicens
22- 2 Quia Hebræa lingua loqueretur ad illos
26-14 Audivi vocem loquentem mihi Hebraïca lingua
Rom. 3-13 Linguis suis dolose agebant
14-11 Et omnis lingua confitebitur Deo
1 *Cor.* 12-10 Alii genera linguarum, alii interpretatio
-28 Genera linguarum, interpretationes sermon.
-30 Numquid omnes linguis loquuntur?
13- 1 Si linguis hominum loquar, et Angelorum
- 8 Sive linguæ cessabunt, sive scientia destruetur
14- 2 Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur
- 4 Qui loquitur lingua, semetipsum ædificat
- 5 Volo autem omnes vos loqui linguis
Nam major est qui prophetat, quam qui loquitur linguis
- 6 Fratres, si venero ad vos linguis loquens
- 9 Ita et vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis
-10 Tam multa, ut puta, genera linguarum sunt
-13 Et ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur
-14 Nam si orem lingua, spiritus meus orat
-18 Quod omnium vestrum lingua loquor
-19 Quam decem millia verborum in lingua
-21 In aliis linguis, et labiis aliis loquar populo
-22 Itaque linguæ in signum sunt non fidelibus
-23 Et omnes linguis loquantur, intrent a. idiotæ
-26 Linguam habet, interpretationem habet
-27 Sive lingua quis loquitur, secundum duos
-39 Et loqui linguis nolite prohibere
Philip. 2-11 Et omnis lingua confiteatur, quia Dominus
Jacob. 1-26 Non refrenans linguam suam, sed seducens
3- 5 Lingua modicum quidem membrum est
- 6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis
Lingua constituitur in membris nostris
- 8 Linguam a. nullus hominum domare potest
1 *Petr.* 3-10 Coërceat linguam suam a malo
1 *Joan.* 3-18 Non diligamus verbo, neq. lingua, sed opere
Apoc. 5- 9 Ex omni tribu, et lingua, et populo, et nat.
7- 9 Ex omnibus...tribubus, et populis, et linguis
10-11 Oportet te iterum prophetare gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis
11- 9 Videbunt de tribubus, et populis, et linguis
13- 7 Et data est illi potestas in omnem tribum, et populum, et linguam, et gentem
14- 6 Et super o. gentem, et tribum, et linguam
16-10 Commanducaverunt linguas suas præ dolore
17-15 Populi sunt, et gentes, et linguæ

LINGUATUS, A.

Eccli. 8- 4 Non litiges cum homine linguato
25-27 Sic mulier linguata homini quieto

LINGUOSUS.

Psal. 139-12 Vir linguosus non dirigetur in terra
Eccli. 9-25 Terribilis est in civitate sua homo linguosus

LINIO *et* LINO.

Gen. 6-14 Et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus
Exod. 2- 3 Fiscellam scirpeam, et linivit eam bitumine
29- 2 Lagana quoque azyma oleo lita
Levit. 2- 4 Et lagana azyma oleo lita
8-10 Unctionis oleum, quo linivit tabernaculum
Levit. 14-42 Et luto alio liniri domum
-43 Et pulvis erasus, et alia terra lita
-48 Postquam denuo lita fuerit, purificabit eam
Tobiæ. 11- 8 Statimque lini super oculos ejus ex felle isto
-13 Tobias de felle piscis, linivit oculos patris sui
Psal. 26- 1 Psalmus David, priusquam liniretur
Ezech. 13-10 Illi autem liniebant eum luto absque paleis
-11 Dic ad eos, qui liniunt absque temperatura
-12 Numquid non dicetur vobis: Ubi est litura, quam linistis?
-14 Parietem, quem linistis absque temperam.
-15 Et in his qui liniunt eum absq. temperam.
Non est paries; et non sunt qui liniunt eum
22-28 Prophetæ autem ejus liniebant eos absque temperamento
Amos. 7- 7 Et ecce Dominus stans super murum litum
Joan. 9- 6 Et linivit lutum super oculos ejus

LINITIO.

Eccli. 38-34 Cor suum dabit ut consummet linitionem

LINTEAMINA.

Isai. 3-22 Et mutatoria, et palliola, et linteamina
Luc. 24-12 Et procumbens vidit linteamina sola posita
Joan. 20- 5 Cum se inclinasset, vidit posita linteamina
- 6 Et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita
· 7 Et sudarium... non cum linteaminibus positum

LINTEOLA.

Ezech. 30-21 Ut ligaretur pannis, et fasciaretur linteolis

LINTEUM.

Joan. 13- 4 Et cum accepisset linteum, præcinxit se
19-40 Et ligaverunt illud linteis cum aromatibus
Act. 10-11 Et descendens vas quoddam, velut linteum
11- 5 Descendens vas quod. velut linteum magn.

LINUM.

Exod. 9-31 Linum ergo et hordeum læsum est
Et linum jam folliculos germinaret
Deut. 22-11 Quod ex lana linoque contextum est
Josue. 2- 6 Operuitque eos stipula lini, quæ ibi erat
Judic. 15-14 Et sicut solent ad odorem ignis lina consumi
Prov. 31-13 Quæsivit lanam et linum, et operata est
Eccli. 40- 4 Usque ad eum qui operitur lino crudo
Isai. 19- 9 Confundentur qui operabantur linum
42- 3 Et linum fumigans non extinguet
43-17 Contriti sunt quasi linum, et extincti sunt
Osee. 2- 5 Qui dant panes mihi, et aquas meas, lanam meam, et linum meum
- 9 Et liberabo lanam meam et linum meum
Matth. 12-20 Et linum fumigans non extinguet
Apoc. 15- 6 Vestiti lino mundo et candido, et præcincti

LINUS.

Anno J. Ch. 67. Post martyrium sancti Petri, Linus proximus ei successit in pontificatu, et rexit Ecclesiam Romæ per duodecim annos. Scripsit acta sancti Petri et quod fecerat adversus Simonem Magum. Martyrio coronatus est anno J. Ch. 79. Episcopos et presbyteros consecraverat. Martyrologium Romanum festivitatem ejus celebrat die Septembris vigesima tertia.

2 *Tim.* 4-21 Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus

LIPPUS.

Gen. 29-17 Lia lippis erat oculis: Rachel decora facie
Levit. 21-20 Si gibbus, si lippus, si albuginem habens

LIQUEFACIO.

Exod. 16-21 Cumque incaluisset sol, liquefiebat
Josue. 7- 5 Cor populi, et instar aquæ liquefactum est
2 *Reg.* 13- 8 Et liquefaciens, in oculis ejus coxit sorbitiunculas
Psal. 74- 4 Liquefacta est terra, et o. qui habitant in ea
147-18 Emittet verbum suum, et liquefaciet ea
Cant. 5- 6 Anima mea liquefacta est, ut locutus est
Ezech. 24-11 Ut incalescat, et liquefiat æs ejus

LIQUENS.

Levit. 11-34 Omne liquens quod bibitur de universo vase

LIQUESCO.

Judith. 16-18 Petræ, sicut cera, liquescent ante faciem t.
Psal. 21-15 Factum est cor meum tanq. cera liquescens
Isai. 51- 6 Quia cœli sicut fumus liquescent

LIS.

Prov. 16-28 Homo perversus suscitat lites
Eccli. 8- 2 Ne forte contra te constituat litem tibi
28-10 Abstine te a lite, et minues peccata
-11 Homo enim iracundus incendit litem
13 Et lis festinans effundit sanguinem

Isai. 58- 4 Ecce ad lites et contentiones jejunatis
2 Tim. 2-23 Quæstiones devita:sciens quia generant lites
Jacob. 4- 1 Unde bella et lites in vobis? Nonne hinc?

LITHOSTROTOS.

Nomen loci in quo sedit Pilatus Christum nostrum morti adjudicaturus.

Joan. 19-13 In loco qui dicitur Lithostrotos

LITIGIOSUS, A.

Prov. 19-13 Tecta jugiter perstillantia, litigiosa mulier
21- 9 Quam cum muliere litigiosa
25-24 Quam cum muliere litigiosa
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris, et litigiosa mulier comparantur
1 Tim. 3- 3 Non litigiosum, non cupidum
Tit. 3- 2 Non litigiosos esse, sed modestos

LITIGO.

Eccli. 8- 1 Non litiges cum homine potente
- 4 Non litiges cum homine linguato
Isai. 57-16 Non enim in sempiternum litigabo
Joan. 6-53 Litigabant ergo Judæi ad invicem, dicentes
Act. 7-26 Sequenti vero die apparuit illis litigantibus
2 Tim. 2-24 Servum autem Domini non oportet litigare
Jacob. 4- 2 Litigatis, et belligeratis, et non habetis

LITO.

Eccli. 35- 3 Propitiationem litare sacrificii super injust.

LITTERA.

Josue. 15-15 Cariath-Sepher, id est, civitas Litterarum
Judic. 1-11 Cariath-Sepher, id est, civitas Litterarum
12- 6 Eadem littera spicam exprimere non valens
Esth. 1-22 Diversis linguis et litteris
8- 9 Juxta linguas et litteras suas
Isai. 29-11 Cum dederint scienti litteras, dicent: Lege
-12 Et dabitur liber nescienti litteras
Et respondebit: Nescio litteras
Dan. 1- 4 Ut doceret eos litteras, et linguam Chald.
Luc. 23-38 Litteris Græcis, et Latinis, et Hebraicis
Joan. 5-47 Si autem illius litteris non creditis
7-15 Quomodo hic litteras scit,cum non didicerit?
Act. 4-13 Comperto quod homines essent sine litteris
26-24 Multæ te litteræ ad insaniam convertunt
Rom. 2-27 Qui per litteram et circumcisionem prævaricator legis es?
-29 Circumcisio cordis in spiritu, non littera
7- 6 In novitate spiritus et non in vetust. litteræ
2 Cor. 3- 6 Nos fecit ministros... non littera, sed Spiritu
Littera enim occidit, Spiritus autem vivificat
- 7 Litteris deformata in lapidibus
Galat. 6-11 Videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu
2 Tim. 3-15 Quia ab infantia sacras Litteras nosti

LITTERÆ, *epistola.*

3 Reg. 21- 8 Scripsit itaque litteras ex nomine Achab
- 9 Litterarum autem hæc erat sententia
-11 Sicut scriptum erat in litteris quas miserat
4 Reg. 5- 5 Vade, et mittam litteras ad regem Israel
- 6 Detulit litteras ad regem Israël
- 7 Cumque legisset rex Israël litteras
10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras, et misit
- 2 Statim ut acceperitis litteras has
- 6 Rescripsit autem eis litteras secundo, dicens
- 7 Cumque venissent litteræ ad eos
19-14 Cum accepisset Ezechias litteras de manu nuntiorum
20-12 Misit... litteras et munera ad Ezechiam
2 Par. 2-11 Dixit autem Hiram rex Tyri per litteras
21-12 Allatæ sunt a. ei litteræ ab Elia propheta
Esth. 3-12 Et litteræ signatæ ipsius annulo
8- 5 Veteres Aman litteræ... corrigantur
- 8 Scribite... signantes litteras annulo meo
-10 Qui... veteres litteras novis nuntiis prævenirent
9-20 Et litteris comprehensa misit ad Judæos
-23 Quæ Mardochæus litteris facienda mandaverat
-25 Ut conatus ejus litteris regis irriti fierent
12- 4 Mardochæus rei memoriam litteris tradidit
16-17 Unde eas litteras, quas sub nomine nostro ille direxerat
1 Mac. 5-10 Et miserunt litteras ad Judam et fratres ejus
Luc. 16- 7 Accipe litteras tuas, et scribe octoginta
Act. 28-21 Nos neque litteras accepimus de te a Judæa

LITTERATURA.

Psal. 70-15 Quoniam non cognovi litteraturam

LITTERATUS.

1 Par. 27-32 Consiliarius, vir prudens et litteratus
Isai. 33-18 Ubi est litteratus? ubi legis verba ponderans?

LITTUS.

Gen. 22-17 Velut arenam quæ est in littore maris
49-13 Zabulon in littore maris habitabit
Exod. 14-31 Viderunt Ægyptios mortuos super littus
Num. 34- 5 Et maris Magni littore finietur
Deut. 1- 7 Contra Meridiem, et juxta littus maris
Josue. 9- 1 In maritimis ac littore Magni maris
11- 4 Sicut arena quæ est in littore maris
Judic. 5-17 Aser habitabat in littore maris
7-12 Sicut arena quæ jacet in littore maris
1 Reg. 13- 5 Sicut arena quæ est in littore maris plurima
3 Reg. 4-29 Quasi arenam quæ est in littore maris
9-26 In littore maris Rubri, in terra Idumææ
Ezech. 47-11 In littoribus autem ejus... non sanabuntur
Dan. 3-36 Sicut arenam quæ est in littore maris
Matth. 13- 2 Et omnis turba stabat in littore
-48 Secus littus sedentes elegerunt bonos in vasa
Joan. 21- 4 Mane autem facto stetit Jesus in littore
Act. 21- 5 Et positis genibus in littore, oravimus
27-39 Sinum vero quemdam considerabant habentem littus
-40 Secundum auræ flatum tendebant ad littus

LITURA.

Ezech. 13-12 Ubi est litura, quam linistis?

LIVIDUS.

Eccli. 14- 3 Et homini livido ad quid aurum?
- 8 Nequam est oculus lividi
37-12 Tracta... cum viro livido de gratiis agendis

LIVOR.

Gen. 4-23 Occidi... adolescentulum in livorem meum
Exod. 21-25 Vulnus pro vulnere, livorem pro livore
Prov. 20-30 Livor vulneris absterget mala
Eccli. 23-11 Interrogatus assidue, a livore non minuitur
28-21 Flagelli plaga livorem facit
Isai. 1- 6 Vulnus, et livor, et plaga tumens
53- 5 Et livore ejus sanati sumus
1 Petr. 2-24 Cujus livore sanati estis

LOBNA.

Fuit hæc urbs in tribu Juda, ut ait sanctus Hieronymus in Locis terræ sanctæ, civitas sacerdotalis, quam primis illis temporibus tenuit Josue, ut patet ex ejus lib. 21-23. An vero hæc civitas more reipublicæ se ipsam rexerit, an vicino et alieno regi adhæserit, ex Scriptura colligi non potest.

Josue. 21-13 Dedit... et Lobnam cum suburbanis suis
4 Reg. 8-22 Tunc recessit et Lobna in tempore illo
19- 8 Invenit regem Assyriorum expugnantem Lobnam
23-31 Amital, filia Jeremiæ, de Lobna
24-18 Amital, filia Jeremiæ, de Lobna
1 Par. 6-57 Dederunt... Hebron, et Lobna, et suburbana ejus
2 Par. 21-10 Eo tempore et Lobna recessit
Isai. 37- 8 Et invenit... præliantem adversus Lobnam
Jerem. 52- 1 Amital, filia Jeremiæ, de Lobna

LOBNI I.

Filius primogenitus Gerson filii Levi. Idem est ac Lebni.

Exod. 6-17 Filii Gerson: Lobni et Semeï, per cognationes suas
Num. 26-58 Familia Lobni, familia Hebroni
1 Par. 6-17 Nomina filiorum Gerson: Lobni, et Semeï
-20 Gersom, Lobni filius ejus, Jahath filius ejus

LOBNI II. *Filius Moholi filii Merari.*

1 Par. 6-29 Lobni filius ejus, Semeï filius ejus

LOCO, *id est*, *Pono.*

Exod. 40-23 Locatis per ordinem lucernis

LOCO, *id est*, *Eloco.*

1 Reg. 2- 5 Repleti prius, pro panibus se locaverunt
Matth. 21-33 Locavit eam agricolis, et peregre profectus
-41 Et vineam suam locabit aliis agricolis
Marc. 12- 1 Locavit eam agricolis, et peregre profectus
Luc. 20- 9 Plantavit vineam, et locavit eam colonis

LOCULUS, *id est*, *Sepulcrum.*

Gen. 50-25 Repositus est in loculo in Ægypto
Luc. 7-14 Et accessit, et tetigit loculum

LOCULUS, *id est*, *Bursa.*

Joan. 12- 6 Et loculos habens, ea quæ mittebantur, portabat
13-29 Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas

LOCUPLES, TIS.

Sap. 8- 5 Quid sapientia locupletius, quæ operatur omnia?
Eccli. 8- 2 Non contendas cum viro locuplete
21- 5 Domus quæ nimis locuples est, annulabitur
Jerem. 51-13 Locuples in thesauris, venit finis tuus
1 Mac. 6- 2 Templumque in ea locuples valde
1 Petr. 3- 4 Qui est in conspectu Dei locuples
Apoc. 3-18 Emere a me aurum ignitum.. ut locuples fias

LOCUPLETATIO.

Judith. 2-16 Prædavit omnem locupletationem eorum

LOCUPLETO.

Gen. 26-13 Et locupletatus est homo
Psal. 64-10 Multiplicasti locupletare eam
Eccli. 11-18 Est qui locupletatur parce agendo
19- 1 Operarius ebriosus non locupletabitur
27- 1 Et qui quærit locupletari, avertit oculum
Thren. 1- 5 Inimici ejus locupletati sunt
2 Cor. 6-10 Sicut egentes, multos autem locupletantes
9-11 Ut in omnibus locupletati abundetis
Apoc. 3-17 Dives sum, et locupletatus, et nullius egeo

LOCUS.

Gen. 1- 9 Congregentur aquæ... in locum unum
2-10 Fluvius egrediebatur de loco voluptatis
11- 8 Ita divisit eos Dominus ex illo loco
12- 6 Pertransivit Abram terram usque ad locum Sichem
13- 3 Reversusque est... usque ad locum ubi prius fixerat tabernaculum
- 4 In loco altaris quod fecerat prius
-14 Vide a loco, in quo nunc es, ad Aquilonem
18-24 Non parces loco illi propter quinquaginta justos
-26 Dimittam omni loco propter eos
-33 Et ille reversus est in locum suum
19-13 Delebimus enim locum istum
-14 Surgite, egredimini de loco isto
20-11 Forsitan non est timor Dei in loco isto
-13 In omni loco, ad quem ingrediemur
21-17 Exaudivit enim Deus vocem pueri de loco in quo est
-31 Idcirco vocatus est locus ille Bersabee
22- 3 Abiit ad locum quem præceperat ei Deus
- 4 Elevatis oculis, vidit locum procul
- 9 Venerunt ad locum quem ostenderat ei Deus
-14 Appellavitque nomen loci illius, Dominus videt
24- 5 Ad locum, de quo tu egressus es
-23 Est in domo patris tui locus ad manendum?
-25 Et locus spatiosus ad manendum
-31 Præparavi domum, et locum camelis
26- 7 Cum interrogaretur a viris loci illius
-23 Ascendit autem ex illo loco in Bersabee
-26 Ad quem locum cum venissent de Geraris
-31 Dimisitque eos Isaac pacifice in locum suum
-34 Duxit..et Basemath filiam Elon ejusdem loci
28-11 Cumque venisset ad quemdam locum
Dormivit in eodem loco
-16 Vere Dominus est in loco isto
-17 Quam terribilis est, inquit, locus iste!
29-26 Non est in loco nostro consuetudinis
31-55 Reversusque est in locum suum
32- 2 Appellavit nomen loci illius, Mahanaïm
- 9 Revertere... et in locum nativitatis tuæ
-29 Et benedixit ei in eodem loco
-30 Vocavitque Jacob nomen illius, Phanuël
33- 2 Liam vero, et filios ejus, in secundo loco
-17 Appellavit nomen loci illius, Socoth
35- 7 Appellavit nomen loci illius, Domus Dei
- 8 Nomen loci illius, Quercus fletus
-14 Erexit titulum lapideum in loco quo locutus fuerat ei Deus
-15 Vocansque nomen loci illius, Bethel
36-40 In cognationibus, et locis, et vocabulis suis
37-17 Dixitque ei vir: Recesserunt de loco isto
38-21 Interrogavit homines loci illius
Non fuit in loco isto meretrix
-22 Sed et homines loci illius dixerunt mihi
40-21 Restituitque alterum in locum suum
41- 2 Et pascebantur in locis palustribus
- 3 In ipsa amnis ripa in locis virentibus
44-14 Necdum enim de loco abierat
46-29 Ascendit obviam patri suo ad eumd. locum
47- 6 In optimo loco fac eos habitare
-11 In Ægypto in optimo terræ loco
48- 9 Filii mei sunt, quos donavit mihi Deus in hoc loco
50-24 Asportate ossa mea vobiscum de loco isto
Exod. 2-10 Quem illa adoptavit in locum filii
3- 5 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
- 8 Ad loca Chananæi, et Hethæi, et Amorrh.

Exod. 10-23 Nec movit se de loco in quo erat
-26 Donec ad ipsum locum perveniamus
13- 3 Eduxit vos Dominus de loco isto
14-27 Reversum est primo diluculo ad priorem locum
15-23 Et congruum loco nomen imposuit
16-29 Nullus egrediatur de loco suo die septimo
17- 7 Vocavit nomen loci illius, Tentatio
18-23 Populus revertetur ad loca sua cum pace
19- 2 Castrametati sunt in eodem loco
-17 In occursum Dei de loco castrorum
20-24 In omni loco in quo memoria fuerit nominis
21-13 Constituam tibi locum in quem fugere debeat
23-20 Introducat in locum quem paravi
25-35 Sphærulæ sub duobus calamis per tria loca
29-31 Et coques carnes ejus in loco sancto
30-36 In quo loco apparebo tibi
33- 1 Vade, ascende de loco isto, tu, et populus
-15 Ne educas nos de loco isto
-21 Ecce, inquit, est locus apud me
37-21 Sphærulæ sub duobus calamis per loca tria
40-35 Manebant in eodem loco
Levit. 1-15 Rupto vulneris loco, decurrere faciet sanguinem
-16 In loco in quo cineres effundi solent
4-12 Efferet extra castra in locum mundum
-24 In loco ubi solet mactari holocaustum
-29 Et immolabit eam in loco holocausti
-33 In loco ubi solent cædi holocaustor. hostiæ
6-11 Efferet eos extra castra, et in loco mundissimo
-16 Comedet in loco sancto atrii tabernaculi
-25 In loco ubi offertur holocaustum
-26 Qui offert, comedet eam in loco sancto
-27 Lavabitur in loco sancto
7- 6 In loco sancto vescetur his carnibus
10-13 Comedetis autem in loco sancto
-14 Edetis in loco mundissimo, tu et filii tui
-17 Cur non comedistis hostiam pro peccato in loco sancto
13-19 Et in loco ulceris cicatrix alba apparuerit
-20 Qui cum viderit locum lepræ humiliorem
-23 Sin autem steterit in loco suo
-25 Et locus ejus reliqua cute est humilior
-30 Siquid. humilior fuerit locus carne reliqua
-31 Sin autem viderit locum maculæ
-32 Et locus plagæ carni reliquæ æqualis
-33 Radetur homo absque loco maculæ
-34 Si die septimo visa fuerit stetisse plaga in loco suo
-56 Sin autem obscurior fuerit locus lepræ
-57 Quod si ultra apparuerit in his locis
14-13 Ubi solet immolari... id est, in loco sancto
-28 In loco sanguinis qui effusus est pro delicto
-40 Extra civitatem in locum immundum
-41 Extra urbem in locum immundum
-45 Projicient extra oppidum in locum immund.
16-24 Lavabit carnem suam in loco sancto
24- 9 Ut comedant eos in loco sancto
Num. 2-16 In secundo loco proficiscentur
-17 Singuli per loca et ordines suos proficiscentur
9-17 In loco ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur
-18 Manebant in eodem loco
-22 Manebant filii Israël in eodem loco
10-21 Donec venirent ad erectionis locum
-29 Proficiscimur ad locum, quem Dominus daturus est
-31 Nosti in quibus locis... castra ponere debeamus
-33 Per dies tres providens castrorum locum
11- 3 Vocavitque nomen loci illius, Incensio
-34 Vocatusque est ille locus, Sepulcra concupiscentiæ
12-15 Et populus non est motus de loco illo
13-24 Et de ficis loci illius tulerunt
14-19 De Ægypto usque ad locum istum
-40 Parati sumus ascendere ad locum
18-31 Et comedetis eas in omnibus locis vestris
19- 9 Effundet eos extra castra in loco purissimo
20- 1 Mortuaque est... et sepulta in eodem loco
- 5 Quare... et adduxistis in locum istum pessimum
21- 3 Et vocavit nomen loci illius, Horma
-16 Ex eo loco apparuit puteus
22-26 Angelus ad locum angustum transiens
-33 Nisi asina declinasset de via, dans locum resistenti
23-13 Veni mecum in alterum locum
-14 Cumque duxisset eum in locum sublimem
-27 Veni, et ducam te ad alium locum
24-11 Revertere ad locum tuum
-25 Balaam, et reversus est in locum suum

Num. 25- 8 Perfodit ambos simul... in locis genitalibus
32- 7 Ne transire audeant in locum
-17 Donec introducamus eos ad loca sua
-30 Inter vos habitandi accipiant loca
33- 2 Descripsit Moyses juxta castrorum loca
-49 In planioribus locis Moabitarum
Deut. 1- 7 Montana et humiliora loca contra Meridiem
-31 Donec veniretis ad locum istum
-33 Et metatus est locum in quo tentoria figere deberetis
2-37 Urbibus montanis, universisque locis
6-16 Sicut tentasti in loco tentationis
9- 7 Ex Ægypto usque ad locum istum
10- 7 De quo loco profecti, castrametati sunt
11- 5 Donec veniretis ad hunc locum
-24 Locus quem calcaverit pes vester, vester erit
12- 2 Subvertite omnia loca, in quibus coluerunt
- 3 Disperdite nomina eorum de locis illis
- 5 Ad locum, quem elegerit Dominus
- 6 Et offeretis in loco illo holocausta
-11 In loco quem elegerit Dominus Deus vester
-13 Cave ne offeras... in omni loco quem videris
-18 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus
-21 Locus a. quem elegerit Dominus Deus tuus
-26 Et venies ad locum, quem elegerit Dominus
14-23 Et comedes... in loco quem elegerit
-24 Et locus quem elegerit Dominus Deus tuus
-25 Ad locum quem elegerit Dominus Deus tuus
15-20 Comedes... in loco quem elegerit Dominus
16- 2 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus
- 6 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus
- 7 Comedes in loco quem elegerit Dominus
-11 In loco quem elegerit Dominus Deus tuus
-15 Celebrabis in loco quem elegerit Dominus
-16 In conspectu Domini.. in loco quem elegerit
17- 8 Ascende ad locum quem elegerit Dominus
-10 Qui præsunt loco quem elegerit Dominus
18- 6 Desiderans locum quem elegerit Dominus
19-12 Et arripient eum de loco effugii
21- 2 Et metientur a loco cadaveris singularum
23-12 Habebis locum extra castra, ad quem egrediaris ad requisita naturæ
-16 Habitabit tecum in loco, qui ei placuerit
24- 6 Non accipies loco pignoris inferiorem...
-17 Nec auferes pignoris loco viduæ vestiment.
26- 2 Pergesq. ad locum, quem Dominus..elegerit
- 9 Et introduxit ad locum istum
29- 7 Et venistis ad hunc locum
31-11 In loco quem elegerit Dominus
32-10 In loco horroris, et vastæ solitudinis
Josue. 1- 3 Omnem locum quem calcaverit vestigium
3-16 Steterunt aquæ descendentes in loco uno
Ab urbe... Adom usque ad locum Sarthan
4- 3 Lapides, quos ponetis in loco castrorum
- 8 Usque ad locum in quo castrametati sunt
5- 1 Propinqua possidebant Magni maris loca
- 7 Horum filii in locum successerunt patrum
- 8 Manserunt in eodem castrorum loco
- 9 Vocatumque est nomen loci illius, Galgala
-16 Locus enim, in quo stas, sanctus est
6- 5 Ingredienturque singuli per locum contra quem steterint
-20 Ascendit unusquisque per locum, qui contra se erat
7-22 Repererunt cuncta abscondita in eod. loco
-26 Vocatumque est nomen loci illius, Vallis Achor
8- 9 Et perrexerunt ad locum insidiarum
-15 Josuë vero et omnis Israël cesserunt loco
-24 In eodem loco gladio corruentibus
9-27 In loco quem Dominus elegisset
10-43 Reversusque est... ad locum castrorum in Galgala
14- 4 Sed in eorum successerunt locum filii Joseph
20- 4 Et dabunt ei locum ad habitandum
Judic. 1-34 Nec dedit eis locum ut ad planiora descenderent
-36 Ab ascensu Scorpionis, petra, et superiora loca
2- 1 Ascenditque Angelus Domini de Galgalis ad locum Flentium
- 5 Vocatum est nomen loci illius, locus Flentium sive Lacrymarum
3-26 Effugit, et pertransiit locum idolorum
4- 7 Adducam ad te in loco torrentis Cison
5-26 Quærens in capite vulneri locum
6- 2 Feceruntque sibi antra... et munitissima ad repugnandum loca
7- 7 Multitudo revertatur in locum suum
-20 Cumque in tribus personarent locis
-21 Stantes singuli in loco suo per circuitum
8- 8 Locutusque est ad viros loci illius similia
9-34 Tetendit insidias juxta Sichimam in quatuor locis
-35 Omnis exercitus cum eo de insidiarum loco

Judic. 9-46 Et ex eo locus nomen acceperat
10- 5 Sepultus in loco cui est vocabulum, Camon
14-11 Cum ergo cives loci illius vidissent eum
15- 9 Castrametati sunt in loco, qui postea vocatus est Lechi
-14 Qui cum venisset ad locum Maxillæ
-17 Et vocavit nomen loci illius, Ramath-Lechi
-19 Nomen loci illius, Fons invocantis de maxilla
18-10 Tradetque nobis Dominus locum
-12 Qui locus, ex eo tempore, Castrorum Dan
19-18 Et pergimus ad locum nostrum
20-22 In eodem loco, in quo prius certaverant
-33 Tetenderunt aciem in loco, qui vocatur Baalthamar
-36 Dederunt eis ad fugiendum locum
-44 Qui in eodem loco interfecti sunt, decem et octo millia
-46 Qui ceciderant de Benjamin in diversis locis
Ruth. 1- 7 Egressa est itaq. de loco peregrinationis suæ
-17 Ibique locum accipiam sepulturæ
2- 8 Nec recedas ab hoc loco
3- 4 Nota locum in quo dormiat
1 *Reg.* 2-20 Et abierunt in locum suum
3- 2 In die quadam, Heli jacebat in loco suo
- 9 Abiit ergo Samuel, et dormivit in loco suo
5- 3 Et restituerunt eum in locum suum
- 5 Dagon solus truncus remanserat in loco suo
-11 Et revertatur in locum suum
6- 2 Quomodo remittamus eam in locum suum
7-11 Usque ad locum qui erat subter Bethchar
-12 Vocavit nomen loci illius, Lapis Adjutorii
-16 Et judicabat Israëlem in supradictis locis
9-22 Et dedit eis locum in capite eorum
12- 8 Et collocavit eos in loco hoc
14- 1 Transeamus ad stationem Philisthinorum, quæ est trans locum illum
- 9 Stemus in loco nostro, nec ascendamus
-20 Et venerunt usque ad locum certaminis
-46 Porro Philisthiim abierunt in loca sua
17-20 Et venit ad locum Magala, et ad exercitum
-22 Cucurrit ad locum certaminis
19-22 Dixit : In quo loco sunt Samuël et David ?
20-19 Et venies in locum ubi celandus es
-25 Vacuusque apparuit locus David
-27 Rursus apparuit vacuus locus David
-37 Venit itaque puer ad locum jaculi
-41 Surrexit David de loco, qui vergebat de Austrum
21- 2 Et pueris condixi in illum et illum locum
23-14 Morabatur... in deserto in locis firmissimis
-19 Latitat apud nos in locis tutissimis sylvæ
-22 Et considerate locum ubi sit pes ejus
-28 Vocaverunt locum ill., Petram dividentem
24- 1 Et habitavit in locis tutissimis Engaddi
-23 David et viri ej. ascenderunt ad tutiora loca
26- 5 Et venit ad locum ubi erat Saül
Cumque vidisset locum, in quo dormiebat
-25 Et Saül reversus est in locum suum
27- 5 Detur mihi locus in una urbium regionis
29- 4 Revertatur vir iste, et sedeat in loco suo
30-31 Et reliquis qui erant in his locis
2 *Reg.* 2-16 Nomen loci illius, Ager Robustorum
-23 Transfodit, et mortuus est in eodem loco
Omnesque qui transibant per locum illum
5-20 Nomen loci illius, Baal Pharasim
6- 8 Vocatum est nom. loci illius, Percussio Ozæ
-17 Et imposuerunt eam in loco suo
7- 7 Per cuncta loca, quæ transivi
-10 Et ponam locum populo meo Israël
11-16 Posuit Uriam in loco ubi sciebat viros esse
15-19 Peregrinus es, et egressus es de loco tuo
-21 In quocumque loco fueris, domine mi rex
17- 9 Latitat in foveis, aut in uno, quo voluerit, loco
-12 Irruemus..in quocumq. loco inventus fuerit
19-39 Et ille reversus est in locum suum
3 *Reg.* 4-28 Deferebant in locum ubi erat rex
5- 9 Usque ad locum quem significaveris mihi
8- 6 Intulerunt sacerd. arcam... in locum suum
- 7 Cherub. expandebant alas super locum arcæ
-21 Et constitui ibi locum arcæ
-29 Orat in loco isto ad te servus tuus
-30 Quodcumque oraverint in loco isto
Et exaudies in loco habitaculi tui in cœlo
-35 Si... orantes in loco isto, pœnitentiam egerint
-39 Tu exaudies in cœlo in loco habitationis tuæ
-42 Cum venerit ergo, et oraverit in loco isto
-47 Et egerint pœnitentiam..in loco captivitatis
13- 8 Neque bibam aquam in loco isto
-16 Neque bibam aquam in loco isto
-22 In loco in quo præcepit tibi ne comederes
18-12 Asportabit te in locum quem ego ignoro
21-19 In loco hoc... lambent q. sanguinem tuum
4 *Reg.* 5-11 Et tangeret manu sua locum lepræ

4 *Reg.* 5-18 Adorante eo in eodem loco, ut ignoscat
6- 1 Ecce locus, in quo habitamus coram te
- 2 Ut ædificemus nobis ibi locum ad habitand.
- 6 At ille monstravit ei locum
- 8 In loco illo et illo ponamus insidias
- 9 Cave ne transeas in locum illum
-10 Misit... ad locum quem dixerat ei vir Dei
16-14 Transtulit de facie templi, et de loco altaris, et de loco templi Domini
18-25 Numquid... ascendi ad locum istum, ut demolirer eum?
22-16 Ecce, ego adducam mala super locum istum
-17 Succendetur indignatio mea in loco hoc
-19 Auditis sermonibus contra locum istum
-20 Mala quæ inducturus sum super locum ist.
23-14 Replevitque loca eorum ossibus mortuorum
1 *Par.* 11-13 Congregati sunt ad locum illum in prælium
13-11 Vocavitque locum illum, Divisio Ozæ
14-11 Vocatum est nomen illius loci, Baalpharasim
15- 1 Et ædificavit locum arcæ Dei
- 3 Ut afferretur arca Dei in locum suum
-12 Afferte arcam... ad locum qui ei præparatus est
16-27 Fortitudo et gaudium in loco ejus
17- 5 Fui semper mutans loca tabernaculi
- 9 Et dedi locum populo meo Israël
21-22 Da mihi locum areæ tuæ
-25 Dedit ergo David Ornan pro loco siclos auri
23-28 Et in exedris, et in loco purificationis
2 *Par.* 1- 4 Adduxerat.. in locum quem præparaverat ei
3- 1 In loco, quem paraverat David
5- 7 Intulerunt sacerdotes arcam... in locum s.
- 8 Ita ut Cherubim expanderent alas suas super locum, in quo posita erat arca
6-20 Super locum, in quo pollicitus es ut invocaretur nomen tuum
-21 Quicumque oraverit in loco isto, exaudi
-24 Et fuerint deprecati in loco isto
-26 Et deprecati te fuerint in loco isto
-32 Et adoraverit in loco isto
-40 Ad orationem quæ fit in loco isto
7-12 Et elegi locum istum mihi in domum sacrificii
-15 Ad orationem ejus, qui in loco isto oraverit
-16 Elegi enim et sanctificavi locum istum
19- 5 Civitatibus Juda munitis per singula loca
20- 2 De his locis quæ trans mare sunt
-26 Vocaverunt locum illum, Vallis benedictionis
24-11 Porro arcam reportabant ad locum suum
25-10 Ut reverteretur in locum suum
33-19 Loca etiam in quibus ædificavit excelsa
34-24 Ecce ego inducam mala super locum istum
-25 Stillabit furor meus super locum istum
-27 Super his quæ dicta sunt contra locum hunc
-28 Malum, quod ego inducturus sum super locum istum
1 *Esdr.* 1- 4 Reliqui in cunctis locis ubicumque habitant
Adjuvent eum viri de loco suo, argento
2-68 Ad extruendam eam in loco suo
5-15 Et domus Dei ædificetur in loco suo
6- 3 In loco ubi immolent hostias
- 5 Et referantur.. in Jerusalem in locum suum
- 7 Ut domum Dei illam ædificent in loco suo
8-17 Misi eos ad Eddo, qui est primus in Chasphiæ loco, et posui in ore eor. verba, quæ loquerentur ad Eddo.. in loco Chasphiæ
9- 8 Et daretur nobis paxillus in loco sancto ejus
2 *Esdr.* 1- 9 Et reducam in locum quem elegi
2-14 Et non erat locus jumento, cui sedebam
-16 Usque ad id loci nihil indicaveram
4-12 Ex omnibus locis quibus venerant ad nos
-13 Statui in loco post murum
-20 In loco quocumque audieritis clangorem
12-27 Requisierunt Levitas de omnibus locis suis
Tobiæ. 11- 6 Et dum ex eodem loco specularetur
Judith. 5-13 In quo loco dum innumerabilis exercitus
7- 3 A loco qui dicitur Belma, usque ad Chelmon
- 5 Sederunt per loca, quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt
10- 1 Surrexit de loco, in quo jacuerat prostrata
13-16 Illa a. ascendens in eminentiorem locum
Esth. 2-17 Fecitque eam regnare in loco Vasthi
4- 3 In omnibus q. provinciis, oppidis, ac locis
5- 9 Sed nec motum quidem de loco sessionis suæ
6- 2 Ventum est ad illum locum
7- 7 Et de loco convivii intravit in hortum
- 8 Et intrasset convivii locum, reperit Aman super lectulum corruisse
9- 2 Congregatique sunt per singulas civitates, oppida, et loca
- 3 Quæ singulis locis ac operibus præerat
13- 6 Secundus a rege, et quem patris loco colimus

Esth. 14- 2 Omniaque loca... crinium laceratione complevit
Job. 2-11 Venerunt singuli de loco suo
6-17 Et ut incaluerit, solventur de loco suo
7-10 Neque cognoscet eum amplius locus ejus
8-18 Si absorbuerit eum de loco suo, negabit eum
9- 6 Qui commovet terram de loco suo
14-18 Et saxum transfertur de loco suo
16-19 Neque inveniat in te locum latendi clamor
18- 4 Numquid... transferentur rupes de loco suo
-21 Et iste locus ejus qui ignorat Deum
20- 9 Neque ultra intuebitur eum locus suus
24-23 Dedit ei Deus locum pœnitentiæ
27-21 Et velut turbo rapiet eum de loco suo
-23 Sibilabit super illum, intuens locum ejus
28- 1 Et auro locus est, in quo conflatur
- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo
- 6 Locus sapphiri lapides ejus
-12 Et quis est locus intelligentiæ?
-20 Et quis est locus intelligentiæ?
-23 Deus... et ipse novit locum illius
34-26 Quasi impios percussit eos in loco videntium
37- 1 Cor meum, et emotum est de loco suo
-13 Sive in quocumque loco misericordiæ suæ
38-12 Numquid... ostendisti auroræ locum suum?
-19 Et tenebrarum quis locus sit
40- 7 Confunde eos, et contere impios in loco suo
-16 Sub umbra dormit... et in locis humentibus
41-14 Et ad locum alium non ferentur
Psal. 22- 2 In loco pascuæ ibi me collocavit
23- 3 Aut quis stabit in loco sancto ejus?
25- 8 Dilexi... et locum habitationis gloriæ tuæ
30- 9 Statuisti in loco spatioso pedes meos
36-10 Et quæres locum ejus, et non invenies
-36 Quæsivi eum, et non est inventus locus ejus
41- 5 Transibo in locum tabernaculi admirabilis
43-20 Humiliasti nos in loco afflictionis
67- 6 Deus in loco sancto suo
70- 3 Esto mihi... et in locum munitum
75- 3 Et factus est in pace locus ejus
78- 7 Comederunt Jacob: et locum ejus desolaverunt
83- 7 In valle lacrymarum in loco, quem posuit
102-16 Et non cognoscet amplius locum suum
-22 In omni loco dominationis ejus, benedic
103- 8 Descendunt campi in locum quem fundasti eis
118-54 In loco peregrinationis meæ
131- 5 Donec inveniam locum Domino
- 7 Adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ej.
Prov. 9-14 Sedit... super sellam in excelso urbis loco
15- 3 In omni loco oculi Domini contemplantur
25- 6 Et in loco magnorum ne steteris
27- 8 Sic vir qui derelinquit locum suum
Eccle. 1- 5 Oritur, sol et occidit, et ad locum suum revertitur
- 7 Ad locum unde exeunt flumina, revertuntur
3-16 Vidi sub sole in loco judicii impietatem
Et in loco justitiæ iniquitatem
-20 Et omnia pergunt ad unum locum
6- 6 Nonne ad unum locum properant omnia?
8-10 Cum adhuc viverent, in loco sancto erant
10- 4 Locum tuum ne dimiseris
11- 3 In quocumque loco ceciderit, ibi erit
Sap. 5-12 Tanquam sagitta emissa in locum destinat.
-22 Et ad certum locum insilient
11- 2 Et in locis desertis fixerunt casas
12-10 Partibus judicans dabas locum pœnitentiæ
-19 Judicans das locum in peccatis pœnitentiæ
-20 Dans tempus et locum, per quæ possent mutari a malitia
19-20 In omni tempore et in omni loco assistens eis
Eccli. 11-22 Confide autem in Deo, et mane in loco tuo
12-12 Ne forte conversus in locum tuum
13-27 Locutus est sensate, et non est datus ei locus
16-15 Omnis misericordia faciet locum unicuique
19-18 Et da locum timori Altissimi
38-11 Impingua oblationem, et da locum medico
41-23 Et de loco in quo habitas
46-11 Ut ascenderet in excelsum terræ locum
-14 Et ossa eorum pullulent de loco suo
49-12 Prophetarum ossa pullulent de loco suo
Isai. 4- 5 Creabit... super omnem locum montis Sion
5- 8 Agrum agro copulatis usq. ad terminum loci
7-23 Omnis locus ubi fuerint mille vites
13-13 Et movebitur terra de loco suo
14- 2 Et adducent eos in locum suum
18- 4 Quiescam, et considerabo in loco meo
- 7 Ad locum nominis Domini exercituum
22-23 Figam illum paxillum in loco fideli
-25 Auferetur paxillus, qui fixus fuerat in loco fideli
26-21 Ecce enim Dominus egredietur de loco suo
28- 8 Ita ut non esset ultra locus

Isai. 33-21 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes
36- 9 Quomodo sustinebis faciem judicis unius loci?
45-19 Non... locutus sum in loco terræ tenebroso
46- 7 In humeris gestantes, et ponentes in loco s.
Et stabit, ac de loco suo non movebitur
49-20 Angustus est mihi locus, fac spatium mihi
54- 2 Dilata locum tentorii tui, et pelles
56- 5 Dabo eis in domo mea, et in muris meis locum
60-13 Ad ornandum locum sanctificationis meæ
Et locum pedum meorum glorificabo
66- 1 Et quis est iste locus quietis meæ?
Jerem. 4- 7 Se levavit: egressus est de loco suo
7- 3 Et habitabo vobiscum in loco isto
- 6 Nec sanguinem innocentem effuderitis in loco hoc
- 7 Habitabo vobiscum in loco isto
-12 Ite ad locum meum in Silo
-14 Et loco, quem dedi vobis et patribus vestris
-20 Indignatio mea conflatur super locum istum
-32 Sepelient in Topheth, eo quod non sit locus
8- 3 In universis locis, quæ derelicta sunt
13- 7 Tuli lumbare de loco, ubi absconderam illud
14-13 Pacem veram dabit vobis in loco isto
16- 2 Non erunt tibi filii et filiæ in loco isto
- 3 Qui generantur in loco isto
- 9 Ecce ego auferam de loco isto in oculis vestr.
17-12 Locus sanctificationis nostræ
19- 3 Inducam afflictionem super locum istum
- 4 Eo quod... et alienum fecerint locum istum
Et repleverunt locum istum sanguine innocentum
- 6 Non vocabitur amplius locus iste, Topheth
- 7 Dissipabo consilium Juda et Jer. in loco isto
-11 Eo quod non sit alius locus ad sepeliendum
-12 Sic faciam loco huic, ait Dominus
-13 Et erunt... sicut locus Topheth, immundæ
22- 3 Sanguinem innocentem ne effundatis in loco
-11 Qui egressus est de loco isto: Non revertetur
-12 In loco, ad quem transtuli eum, ibi morietur
24- 5 Quam emisi de loco isto in terram Chaldæorum
- 9 Dabo eos... in maledictionem in univ. locis
27-22 Afferri faciam ea, et restitui in loco isto
28- 3 Referri faciam ad locum istum omnia vasa.. quæ tulit Nabuchodonosor.. de loco isto
- 4 Ego convertam ad locum istum, ait Dom.
- 6 Transmigratio de Babylone ad locum istum
29-10 Ut reducam vos ad locum istum
-14 Congregabo vos.. et de cunctis locis, ad quæ expuli vos
Reverti vos faciam de loco, ad quem transmigrare vos feci
32-37 Et reducam eos ad locum istum
33-10 Dicit Dominus: Adhuc audietur in loco isto
-12 Adhuc erit in loco isto deserto
40- 2 Deus tuus locutus est malum hoc super locum istum
-12 Reversi sunt... Judæi de universis locis
42-18 Nequaquam ultra videbitis locum istum
-22 Et fame, et peste moriemini in loco
44-29 Quod visitem ego super vos in loco isto
45- 5 Dabo tibi animam tuam in salutem, in omnibus locis
51-62 Domine, tu locutus es contra locum istum
Baruc. 2-24 Ut transferrentur... ossa patrum nostrorum de loco suo
3-15 Quis invenit locum ejus?
-19 Et alii loco eorum surrexerunt
-24 Quam... ingens locus possessionis ejus!
Ezech. 3-12 Benedicta gloria Domini de loco suo
6-13 Locum ubi accenderunt thura redolentia
10-11 Sed ad locum, ad quem ire declinabat
12- 3 Transmigrabis autem de loco tuo ad locum alterum, in conspectu eorum
17-16 In loco regis, qui constituit eum regem
21-30 In loco in quo creatus es... judicabo te
34-12 Et liberabo eas de omnibus locis
38-15 Venies de loco tuo a lateribus Aquilonis
39-11 Dabo Gog locum nominatum sepulcrum
41-11 Et latitudinem loci ad orationem
42-13 Locus enim sanctus est
-20 Inter sanctuarium et vulgi locum
43- 7 Locus solii mei, et locus vestigiorum pedum
-21 Et combures eum in separato loco domus
45- 4 Et erit eis locus in domos, et in sanctuarium
46-19 Et erat ibi locus vergens ad Occidentem
-20 Iste est locus ubi coquent sacerdotes
Dan. 2-35 Nullusque locus inventus est eis
3-38 Neque locus primitiarum coram te
8-11 Et dejecit locum sanctificationis ejus
11-20 Et stabit in loco ejus vilissimus, et indignus
-21 Et stabit in loco ejus despectus
-38 Deum a. Maozim in loco suo venerabitur

LOCUSTA.

LOD.

Nomen civitatis in tribu Benjamin, quam ædificavit Samad filius Elphaal.

1 *Par.* 8-12 Hic ædificavit Ono, et Lod, et filias ejus
1 *Esdr.* 2-33 Filii Lod, Hadid, et Ono
2 *Esdr.* 7-37 Filii Lod, Hadid, et Ono
11-34 Hadid, Seboïm, et Neballat, Lod

LODABAR.

Urbs, sive locus, aut prædium, in monte Galaad, et in tribu Gad trans Jordanem, ubi morabatur Miphiboseth filius Jonathæ in domo Machir filii Ammiel, cum David eum ad se evocavit, et ipsi restituit agros Saül, et de mensa sua panem dedit.

2 *Reg.* 9- 4 Ecce, ait, in domo est Machir filii Ammiel, in Lodabar
- 5 Tulit eum de domo Machir... de Lodabar
17-27 Et Machir filius Ammihel de Lodabar

LOIS.

Mulier Christiana, avia Timothei, quam laudat sanctus Paulus in sua secunda ad Timotheum Epistola. Probabiliter fuit avia materna, nam patre gentili natus erat Timotheus.

2 *Tim.* 1- 5 Quæ et habitavit primum in avia tua Loïde

LONGÆVITAS.

Eccli. 30-23 Et exultatio viri est longævitas

LONGÆVUS.

Exod. 20-12 Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longævus super terram
Josue. 13- 1 Senuisti et longævus es
23- 1 Josuë jam longævo, et persenilis ætatis
Job. 32- 9 Non sunt longævi sapientes
Eccli. 1-25 Et rami illius longævi
Isai. 9-15 Longævus et honorabilis, ipse est caput
53-10 Videbit semen longævum
Ephes. 6- 3 Ut bene sit tibi, et sis longævus super terram

LONGANIMIS.

2 *Esdr.* 9-17 Longanimis, et multæ miserationis
Psal. 102- 8 Dominus: longanimis, et multum misericors

LONGANIMITAS.

Rom. 2- 4 An divitias... longanimitatis contemnis?
2 *Cor.* 6- 6 In longanimitate, in suavitate
Galat. 5-22 Benignitas, bonitas, longanimitas
Colos. 1-11 Confortati... in omni patientia et longanimitate cum gaudio
2 *Tim.* 3-10 Fidem, longanimitatem, dilectionem
2 *Petr.* 3-15 Domini nostri longanimitatem, salutem arbitremini

LONGANIMITER.

Hebr. 6-15 Et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem

LONGE, IUS. *Adverb.*

Exod. 8-28 Verumtamen longius ne abeatis
20-21 Stetitque populus de longe
Deut. 29-22 Et peregrini, qui de longe venerint
Josue. 8- 6 Donec...ab urbe longius protrahantur
Judic. 20-31 Fugientes adversarios longius persecuti sunt
1 *Reg.* 26-13 Et stetisset in vertice montis de longe
3 *Reg.* 8-46 Captivi ducti fuerint in terram inimicorum longe vel prope
4 *Reg.* 2- 7 Qui et steterunt econtra, longe
2 *Par.* 5-13 Longe sonitus audiebatur
Tobiæ. 11- 6 Vidit a longe, et illico agnovit
Judith. 7- 7 Erant tamen non longe a muris fontes
13-13 Dixit Judith a longe custodibus murorum
Job. 5- 4 Longe fient filii ejus a salute
13-21 Manum tuam longe fac a me
17- 4 Cor eorum longe fecisti a disciplina
19-13 Fratres meos longe fecit a me
21-16 Consilium impiorum longe sit a me
22-23 Et longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo
30-10 Abominantur me, et longe fugiunt a me
39-29 Et de longe oculi ejus prospiciunt
Ps. H. 10- 1 Ut quid, Domine, recessisti longe
21- 2 Longe a salute mea verba delictorum meor.
37-12 Et qui juxta me erant, de longe steterunt
39-12 Ne longe facias miserationes tuas a me
55- 1 Pro populo, qui a sanctis longe factus est
64- 6 Spes omnium finium terræ, et in mari longe
87- 9 Longe fecisti notos meos a me
102-12 Longe fecit a nobis iniquitates nostras
118-150 A lege autem tua longe facti sunt
-155 Longe a peccatoribus salus
137- 6 Humilia respicit: et alta a longe cognoscit
138- 3 Intellexisti cogitationes meas de longe
Prov. 5- 8 Longe fac ab ea viam tuam
6-11 Et egestas longe fugiet a te
15-29 Longe est Dominus ab impiis
22- 5 Custos a. animæ suæ longe recedit ab eis
30- 8 Et verba mendacia longe fac a me
31-14 Quasi navis institoris, de longe portans panem suum
Eccle. 3- 5 Et tempus longe fieri ab amplexibus
7-24 Ipsa longius recessit a me
Sap. 14-17 Propter hoc quod longe essent
Eccli. 9-18 Longe abesto ab homine potestatem habente occidendi
13-13 Et ne longe sis ab eo, ne eas in oblivionem
15- 7 Longe enim abest a superbia et dolo
16-22 Longe enim est testamentum a quibusdam
21- 8 Notus a longe potens lingua audaci
27-22 Non illum sequaris, quoniam longe abest
30-24 Et tristitiam longe repelle a te
47-17 Ad insulas longe divulgatum est nomen tuum
Isai. 6-12 Et longe faciet Dominus homines
10- 3 In die... et calamitatis de longe venientis
22-11 Et operatorem ejus de longe non vidistis
23- 7 Ducent eam pedes sui longe ad peregrinand.
29-13 Cor autem ejus longe est a me
33-13 Audite, qui longe estis, quæ fecerim
-17 Oculi ejus cernent terram de longe
46-12 Audite me duro corde, qui longe estis a justitia
48- 9 Longe faciam furorem meum
49- 1 Audite, insulæ, et attendite populi de longe
-12 Ecce isti de longe venient
-19 Et longe fugabuntur qui absorbebant te
57-19 Creavi... pacem ei, qui longe est
59-14 Retrorsum judicium, et justitia longe stetit
60- 4 Filii tui de longe venient
- 9 Ut adducam filios tuos de longe
66-19 Mittam... in Italiam et Græciam, ad insulas longe
Jerem. 10-18 Ecce ego longe projiciam habitatores terræ
12- 2 Prope es tu ori eorum, et longe a renibus
23-23 Putas-ne... et non Deus de longe?
25-26 Regibus Aquilonis de prope et de longe
27-10 Ut longe vos faciant de terra vestra
31- 3 Longe Dominus apparuit mihi
48-24 Civitates... quæ longe, et quæ prope sunt
Thren. 1-16 Quia longe factus est a me consolator
Baruc. 3-21 A facie ipsorum longe facta est
6-72 Nam erit longe ab opprobriis
Ezech. 6-12 Qui longe est, peste morietur
11-15 Longe recedite a Dom., nobis data est terra
-16 Quia longe feci eos in gentibus
23-40 Miserunt ad viros venientes de longe
44-10 Levitæ qui longe recesserunt a me in errore
Joel. 3- 6 Ut longe faceretis eos de finibus suis
Mich. 7-11 In die illa longe fiet lex
Habac. 1- 8 Equites namque ejus de longe venient
Zach. 10- 9 Et de longe recordabuntur mei
1 *Mac.* 8- 4 Locaque quæ longe erant valde ab eis
-12 Quæ erant proxima, et quæ longe erant
2 *Mac.* 10-27 Longius de civitate procedentes... resederunt
Matth. 8-30 Non longe ab illis grex multorum porcorum
15- 8 Cor autem eorum longe est a me
26-58 Petrus autem sequebatur eum a longe
27-55 Erant autem ibi mulieres multæ a longe
Marc. 5- 6 Videns autem Jesum a longe, cucurrit
7- 6 Cor autem eorum longe est a me
8- 3 Quidam enim ex eis de longe venerunt
11-13 Cumq. vidisset a longe ficum habentem folia
12-34 Dixit illi: Non es longe a regno Dei
14-54 Petrus autem a longe secutus est eum
15-40 Erant autem et mulieres de longe aspicientes
Luc. 7- 6 Et cum jam non longe esset a domo
14-32 Alioquin adhuc illo longe agente
15-20 Cum a. adhuc longe esset, vidit illum pater
16-23 Cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe
17-12 Occurrerunt ei decem viri leprosi, qui steterunt a longe
18-13 Publicanus a longe stans, nolebat nec oculos ad cœlum levare
22-54 Petrus vero sequebatur a longe
23-49 Stabant autem omnes noti ejus a longe
24-28 Et ipse se finxit longius ire
Joan. 21- 8 Venerunt, (non enim longe erant a terra
Act. 2-39 Et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt
17-27 Quamvis non longe sit ab unoquoque nostr.
22-21 Quoniam ego in nationes longe mittam te
Ephes. 2-13 Vos qui aliquando eratis longe
-17 Evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis
Hebr. 11-13 A longe eas aspicientes, et salutantes
Apoc. 18-10 Longe stantes propter timorem tormentor.
-15 Longe stabunt propter timorem tormentor.
-17 Et qui in mari operantur, longe steterunt

LONGINQUUS, A, UM.

Deut. 28-49 Adducet Dominus super te gentem de longinquo
Josue. 9- 6 Dixerunt ei... De terra longinqua venimus
- 9 De terra longinqua valde venerunt servi
2 *Reg.* 7-19 Etiam de domo servi tui in longinquum
3 *Reg.* 8-41 Cum venerit de terra longinqua
4 *Reg.* 20-14 De terra longinqua venerunt ad me
2 *Par.* 6-32 Si venerit de terra longinqua
-36 Captivos duxerint eos in terram longinquam
Tobiæ. 11- 5 Unde respicere poterat de longinquo
13-14 Nationes ex longinquo ad te venient
Prov. 25-25 Et nuntius bonus de terra longinqua
Sap. 14-17 E longinquo figura eorum allata
Eccli. 24-44 Et enarrabo illam usque ad longinquum
Isai. 30-27 Ecce nomen Domini venit de longinquo
39- 3 De terra longinqua venerunt ad me
41- 9 Et a longinquis ejus vocavi te
43- 6 Affer filios meos de longinquo
46-11 De terra longinqua virum voluntatis meæ
Jerem. 4-16 Auditum est in Jerusalem custodes venire de terra longinqua
5-15 Adducam super vos gentem de longinquo
6-20 Ut quid mihi... affertis, et calamum suave olentem de terra longinqua?
8-19 Vox clamoris... de terra longinqua
30-10 Quia ecce ego salvabo te de terra longinqua
46-27 Ecce ego salvum te faciam de longinquo
Baruc. 4-15 Adduxit e. super illos gentem de longinquo
Joel. 3- 8 Venumdabunt eos Sabæis genti longinquæ
Mich. 4- 3 Corripiet gentes fortes usque in longinquum
Luc. 15-13 Profectus est in regionem longinquam
19-12 Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam

LONGITUDO.

Gen. 6-15 Trecentorum cubitor. erit longitudo arcæ
13-17 Surge, et perambula terram in longitudine
Exod. 25-10 Longitudo habeat duos et semis cubitos
-17 Duos cubitos et dimidium tenebit longitudo
-23 Habentem duos cubitos longitudinis
26- 2 Longitudo cortinæ unius habebit viginti octo cubitos
- 8 Longitudo sagi unius habebit triginta cubit.
-13 Qui plus erit in sagorum longitudine
-16 Denos cubitos in longitudine habeant
27- 1 Habebit quinque cubitos in longitudine
- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in longitudine
-18 In longitudine occupabit atrium cubitos
28-16 Mensuram palmi habebit tam in longitudine
30- 2 Habens cubitum longitudinis
36- 9 Habebat in longitudine viginti octo cubitos
-15 In longitudine habebat cubitos triginta
-21 Decem cubitorum erat longitudo tabulæ
37- 1 Duos semis cubitos in longitudine
- 6 Duorum cubitorum et dimidii in longitudine
-10 In longitudine duorum cubitorum
38-18 Habebat viginti cubitos in longitudine
Deut. 2-21 Populus magnus... et proceræ longitudinis
3-11 Novem cubitos habens longitudinis
30-20 Ipse est... et longitudo dierum tuorum
Josue. 9-13 Ob longitudinem longioris viæ trita sunt
Judic. 3-16 Capulum longitudinis palmæ manus
3 *Reg.* 6- 2 Habebat sexaginta cubitos in longitudine
- 3 Porticus... viginti cubitorum longitudinis
-20 Habebat viginti cubitos longitudinis
7- 2 Centum cubitorum longitudinis
- 6 Quinquaginta cubitorum longitudinis
-27 Quatuor cubitorum longitudinis bases
2 *Par.* 3- 3 Longitudinis cubitos in mensura prima sexaginta
- 8 Fecit... longitudinem juxta latitudinem
4- 1 Altare... viginti cubitorum longitudinis
6-13 Habentem quinque cubitos longitudinis
Psal. 20- 5 Et tribuisti ei longitudinem dierum
22- 6 In domo Domini, in longitudinem dierum
90-16 Longitudine dierum replebo eum
92- 5 Sanctitudo, Domine, in longitudinem dierum
Prov. 3- 2 Longitudinem enim dierum, et annos vitæ, et pacem apponent tibi
-16 Longitudo dierum in dextera ejus
Eccli. 1-12 Timor Domini..dabit..longitudinem dierum
23-38 Longitudo enim dierum assumetur ab eo
Thren. 5-20 Derelinques nos in longitudine dierum?
Ezech. 40-11 Et longitudinem portæ, tredecim cubitorum
-18 Secundum longitudinem portarum erat inferius
-20 Mensus est tam in longitudine, quam in latitudine
-21 Quinquaginta cubitorum longitudinem
-25 Quinquaginta cubitorum longitudine
-29 Quinquaginta cubitos longitudinis
-30 Per gyrum longitudine viginti quinque

Ezech. 40-33 Longitudine quinquaginta cubitorum
-36 Longitudine quinquaginta cubitorum
-42 Longitudine cubiti unius et dimidii
-47 Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum
-49 Longitudinem autem vestibuli viginti cubit.
41- 2 Mensus est longitudinem ejus quadrag. cub.
- 4 Et mensus est longitudinem ejus viginti cub.
-12 Et longitudo ejus nonaginta cubitorum
-13 Mensus est domus longitudinem
Longitudinis centum cubitorum
-15 Mensus est longitudinem ædificii
-22 Et longitudo ejus duorum cubitorum
Et longitudo ejus, et parietes ejus lignei
42- 2 In facie longitudinis, centum cubitos ostii
- 7 Longitudo ejus quinquaginta cubitorum
- 8 Quia longitudo erat gazophylaciorum
Longitudo ante faciem templi, centum cubitorum
-11 Secundum longitudinem cor., sic et latitudo
-20 Longitudinem quingentorum cubitorum
43-16 Ariel duodecim cubitorum in longitudine
-17 Crepido quatuord. cubitorum longitudinis
45- 1 Longitudine viginti quinque millia
- 3 Mensurabis longitudinem viginti quinque millium
- 5 Viginti quinque autem millia longitudinis
- 6 Dabitis... longitudinis viginti quinque millia
- 7 Longitudinis a. juxta unamquamque partem
48- 8 Viginti quinque millibus latitudinis et longitudinis
- 9 Longitudo viginti quinque millibus
-10 Ad Meridiem longitudinis viginti quinque millia
-13 Levitis... viginti quinque millia longitudinis
Omnis longitudo viginti et quinque millium
-18 Quod autem reliquum fuerit in longitudine
Zach. 2- 2 Et quanta longitudo ejus
5- 2 Longitudo ejus viginti cubitorum
Ephes. 3-18 Quæ sit latitudo, et longitudo, et sublimitas
Apoc. 21-16 Longitudo ejus tanta est quanta et latitudo

LONGITURNITAS.

Baruc. 3-14 Ut scias simul ubi sit longiturnitas vitæ

LONGITURNUS.

Baruc. 4-35 Ignis enim superveniet ei ab æterno in longiturnis diebus

LONGUS, A, UM. *Adject.* LONGUM. *Substant.*

Exod. 27-11 Per longum erunt tentoria centum cubitorum
Levit. 11-21 Sed habet longiora retro crura
Num. 9-22 Uno mense vel longiori tempore
Deut. 2- 1 Et circuivimus montem Seïr longo tempore
4-26 Non habitabitis in ea longo tempore
5-16 Ut longo vivas tempore
14-24 Cum autem longior fuerit via
17-20 Ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus
19- 6 Ne..et apprehendat eum si longior via fuerit
22- 7 Ut bene sit tibi, et longo vivas tempore
32-47 Longo perseveretis tempore in terra
Josue. 5- 4 Mortui sunt in deserto per longissimos viæ circuitus
6- 5 Cumque insonuerit vox tubæ longior
9-11 Tollite in manibus cibaria ob longissimam viam
-13 Ob longitudinem longioris viæ trita sunt
10-14 Non fuit antea nec postea tam longa dies
22- 3 Nec reliquistis fratres vestros longo tempore
24-31 Qui longo vixerunt tempore post Josue
Judic. 2- 7 Qui longo post eum vixerunt tempore
2 Reg. 3- 1 Facta est ergo longa concertatio inter domum Saül
3 Reg. 3- 4 Longos faciam dies tuos
1 Par. 20- 6 Bellum accidit... in quo fuit homo longissimus
2 Par. 3-14 Tendebatur in longum juxta mensuram
5- 9 Quia paululum longiores erant
21-19 Et sic longa consumptus tabe... vita caruit
Judith. 7-17 Qui longior efficitur in ariditate sitis
Job. 11- 9 Longior terra mensura ejus, et latior mari
Prov. 7-19 Non est... in domo sua, abiit via longissima
28- 2 Vita ducis longior erit
-16 Qui a. odit avaritiam, longi fient dies ejus
Sap. 3-17 Et si quidem longæ vitæ erunt
4-16 Condemnat... longam vitam injusti
17- 2 Vinculis tenebr. et longæ noctis compediti
Eccli. 3- 7 Qui honorat patrem suum, vita vivet longiore
Isai. 54- 2 Longos fac funiculos tuos
Jerem. 6- 4 Quia longiores factæ sunt umbræ vesperi
29-28 Longum est : ædificate domos, et habitate
Baruc. 6- 2 Eritis ibi annis plurimis et temporibus longis
Ezech. 12-22 In longum differentur dies
-27 Et in tempora longa iste prophetat
17- 3 Aquila... longo membrorum ductu
40- 7 Et thalamum uno calamo in longum
46-22 Quadraginta cubitorum per longum
Matth. 23-14 Orationes longas orantes
Luc. 20-47 Simulantes longam orationem

LOOMIM. *Vid.* LAOMIM.

LOQUACITAS.

Eccli. 19- 5 Et qui odit loquacitatem, extinguit malitiam

LOQUELA.

Psal. 18- 4 Non sunt loquelæ, neque sermones
Sap. 8-18 In certamine loquelæ illius sapientia
Eccli. 13-14 Ex multa enim loquela tentabit te
20- 6 Est tacens non habens sensum loquelæ
23-15 Est et alia loquela contraria morti
-17 Indisciplinatæ loquelæ non assuescat os t.
27-15 Loquela multum jurans, horripilationem capiti statuet
35-17 Non despiciet... nec viduam, si effundat loquelam gemitus
Isai. 28-11 In loquela e. labii et lingua altera loquetur
Jerem. 11-16 Ad vocem loquelæ, grandis exarsit ignis
Habac. 2- 6 Sument, et loquelam ænigmatum ejus
Matth. 26-73 Nam et loquela tua manifestum te facit
Joan. 4-42 Jam non propter tuam loquelam credimus
8-43 Quare loquelam meam non cognoscitis ?

LOQUOR.

Gen. 8-15 Locutus est autem Deus ad Noë, dicens
16-13 Vocavit a. nomen Domini qui loquebatur
17-22 Cumq. finitus esset sermo loquentis cum eo
18- 5 Qui dixerunt : Fac ut locutus es
-19 Omnia quæ locutus est ad eum
-27 Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis
-29 Rursumque locutus est ad eum
-30 Ne, quæso, inquit, indigneris, Do., si loquar
-31 Quia semel, ait, cœpi, loquar ad Dominum
-32 Ne irascaris, Domine, si loquar adhuc semel
-33 Postquam cessavit loqui ad Abraham
19-14 Locutus est ad generos suos
Et visus est eis quasi ludens loqui
-21 Ut non subvertam urbem pro qua locutus es
20- 8 Et locutus est universa verba hæc
21- 1 Et implevit quæ locutus est
23- 3 Locutus est ad filios Heth, dicens
-11 Sed tu magis ausculta quod loquor
-13 Et locutus est ad Ephron circumstante plebe
24- 7 Qui locutus est mihi, et juravit mihi
-30 Hæc locutus est mihi homo
-33 Non comedam, donec loquar sermones meos
Respondit ei : Loquere
-50 Non possumus extra placitum ejus quidquam aliud loqui tecum
-51 Sicut locutus est Dominus
-54 Locutus est puer : Dimittite me
26-27 Locutus est eis Isaac : Quid venistis ad me
27- 6 Audivi patrem tuum loquentem cum Esaü
29- 9 Adhuc loquebantur, et ecce Rachel veniebat
31-24 Ne quidquam aspere loquaris contra Jacob
-29 Cave ne loquaris contra Jacob quidquam
32- 4 Sic loquimini domino meo Esaü
-12 Tu locutus es quod benefaceres mihi
-19 Iisdem verbis loquimini ad Esaü
34- 6 Egresso a. Hemor... ut loqueretur ad Jacob
- 8 Locutus est itaque Hemor ad eos
-20 Ingressique... locuti sunt ad populum
35- 1 Interea locutus est Deus ad Jacob : Surge
-14 In loco quo locutus fuerat ei Deus
37- 4 Nec poterant ei quidquam pacifice loqui
-19 Mutuo loquebantur : Ecce somniator venit
41-38 Locutusque est ad eos : Num invenire
-39 Quia ostendit tibi Deus om. quæ locutus es
42- 7 Quasi ad alienos durius loquebatur
-14 Hoc est, ait, quod locutus sum
-21 Locuti sunt ad invicem : Merito hæc patimur
-23 Eo quod per interpretem loqueretur ad eos
-24 Flevit, et reversus locutus est ad eos
-30 Locutus est nobis dominus terræ dure
43-20 (*Ad dispensatorem domus*) locuti sunt
44- 6 Et apprehensis per ordinem locutus est
- 7 Quare sic loquitur dominus noster
-16 Vel quid loquemur, aut juste poterimus obtendere ?
-18 Loquatur servus tuus verbum in auribus tuis
-24 Omnia quæ locutus est dominus meus
45-12 Vident quod os meum loquatur ad vos
-15 Ploravit... post quæ ausi sunt loqui ad eum
46-31 At ille locutus est ad fratres suos
49-28 Hæc locutus est eis pater suus, benedixitque
50- 4 Locutus est Joseph ad familiam Pharaonis
Loquimini in auribus Pharaonis
Gen. 50-21 Et blande ac leniter est locutus
-23 Quibus transactis, locutus est fratribus suis
Exod. 2- 9 Ad quam locuta filia Pharaonis : Accipe
4-10 Ex quo locutus es ad servum tuum
-12 Ero in ore tuo : doceboque te quid loquaris
-15 Loquere ad eum, et pone verba mea in ore
-16 Ipse loquetur pro te ad populum
-30 Locutusque est Aaron omnia verba
5-23 Ut loquerer in nomine tuo
6- 2 Locutusque est Dominus ad Moysen
-10 Locutusque est Dominus ad Moysen
-11 Ingredere, et loquere ad Pharaonem regem
-13 Locutusque est Dom. ad Moysen et Aaron
-27 Hi sunt, qui loquuntur ad Pharaonem
-28 In die qua locutus est Dominus ad Moysen
-29 Et locutus est Dominus ad Moysen
Loquere ad Pharaonem regem Ægypti
Omnia quæ ego loquor tibi
7- 2 Tu loqueris ei omnia quæ mando tibi
Loquetur ad Pharaonem, ut dimittat filios Israël
- 7 Quando locuti sunt ad Pharaonem
8-16 Loquere ad Aaron : Extende virgam tuam
9- 1 Ingredere ad Pharaonem, et loquere ad eum
-12 Sicut locutus est Dominus ad Moysen
10-29 Respondit Moyses : Ita fiet ut locutus es
12- 3 Loquimini ad universum cœtum
13- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
14- 1 Locutus est autem Dominus ad Moysen
- 2 Loquere filiis Isr. : Reversi castrametentur
-12 Sermo, quem loquebamur ad te in Ægypto
-15 Loquere filiis Israël ut proficiscantur
16-10 Cumq. loqueretur Aaron ad omnem cœtum
-11 Locutus est autem Dominus ad Moysen
-23 Hoc est quod locutus est Dominus
17-10 Fecit Josuë ut locutus erat Moyses
19- 6 Hæc sunt verba quæ loqueris ad filios Israël
- 8 Cuncta quæ locutus est Dominus, faciemus
- 9 Ut audiat me populus loquentem ad te
-19 Moyses loquebatur, et Deus respondebat ei
20- 1 Locutusque est Dom. cunctos sermones hos
-16 Non loqueris contra proximum tuum
-19 Loquere tu nobis, et audiemus
Non loquatur nobis Dom. ne forte moriamur
-22 Vos vidistis quod de cœlo locutus sim vobis
23-22 Quod si... et feceris omnia quæ loquor
24- 3 Verba Domini, quæ locutus est, faciemus
- 7 Omnia quæ locutus est Dominus, faciemus
25- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere filiis Israël, ut tollant mihi primitias
-22 Et loquar ad te supra propitiatorium
28- 3 Et loqueris cunctis sapientibus corde
29-42 Ubi constituam ut loquar ad te
30- 6 Ubi loquar tibi
-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-17 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-22 Locutusque est Dominus ad Moysen
31- 1 Locutusque est Dominus ad Moyen, dicens
-12 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-13 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
32- 7 Locutus est autem Dominus ad Moysen
-13 Terram hanc, de qua locutus sum, dabo semini vestro
-14 Ne faceret malum quod locutus fuerat
-30 Altero die, locutus est Moyses ad populum
-34 Duc populum istum quo locutus sum tibi
33- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 5 Loquere filiis Isr. : Populus duræ cervicis es
- 9 Stabat ad ostium, loquebaturq. cum Moyse
-11 Loquebatur autem Dominus ad Moysen
Sicut solet loqui homo ad amicum suum
-17 Et verbum istud, quod locutus es, faciam
34-31 Et postquam locutus est ad eos
-34 Ingressus ad Dominum, et loquens cum eo
Et tunc loquebatur ad filios Israël
-35 Si quando loquebatur ad eos
40- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
Levit. 1- 1 Et locutus est ei Dominus de tabernaculo
- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
4- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere filiis Israël : Anima quæ peccaverit
5-14 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
6- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 8 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-19 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-24 Locutus est a. Dominus ad Moysen, dicens
7-22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis... non comedetis
-28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-29 Loquere filiis Israël, dicens
8- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-36 Feceruntque... cuncta quæ locutus est Do.
9- 3 Et ad filios Israël loqueris : Tollite hircum
10- 3 Hoc est quod locutus est Dominus

Levit. 10- 6 Locutusque Moyses ad Aaron et ad Eleazar
-11 Doceatisq... quæ locutus est Dominus ad eos
-12 Locutusq. est Moyses ad Aaron et ad Eleazar
11- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
12- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
13- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
14- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-33 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
15- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
- 2 Loquimini filiis Israël, et dicite eis
16- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen
- 2 Dicens : Loquere ad Aaron fratrem tuum
17- 1 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere Aaron et filiis ejus, et cunctis
18- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
19- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere ad omnem cœtum filiorum Israël
20- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Hæc loqueris filiis Israël
-24 Vobis a. loquor : Possidete terram eorum
21- 1 Loquere ad sacerdotes filios Aaron
-16 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-17 Loquere ad Aaron : Homo de semine tuo
-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron
22- 1 Locutus quoque est Dominus ad Moysen
- 2 Loquere ad Aaron et ad filios ejus
-17 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-18 Loquere ad Aaron et filios ejus
-26 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
23- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere filiis Israel, et dices ad eos
- 9 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-23 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-24 Loquere filiis Israël : Mense septimo
-26 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-33 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-34 Loquere filiis Israël : A quinto decimo die
-44 Locutusque est Moyses super solemnitatibus
24- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-13 Qui locutus est ad Moysen
-15 Et ad filios Israël loqueris
-23 Locutusque est Moyses ad filios Israël
25- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen in monte
- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
27- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen dicens
- 2 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
Num. 1-48 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
2- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
3- 1 In die qua locutus est Dominus ad Moysen
- 5 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-14 Locutusque est Dom. ad Moysen in deserto
-44 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
4- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-17 Locutusque est Dom. ad Moysen et Aaron
-21 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
5- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 4 Sicut locutus erat Dominus Moysi
- 5 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 6 Loquere ad filios Israël
-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-12 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
6- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
-22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-23 Loquere Aaron et filiis ejus : Sic benedicetis
7-89 Audiebat vocem loquentis ad se
Inter duos Cherubim, unde et loquebatur ei
8- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere Aaron, et dices ad eum
- 5 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-23 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
9- 1 Locutus est Dominus ad Moysen in deserto
- 9 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-10 Loquere filiis Israël : Homo qui fuerit imm.
10- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
11-17 Ut descendam et loquar tibi
-25 Descenditque... et locutus est ad eum
12- 1 Locutaq. est Maria et Aaron contra Moysen
- 2 Num per solum Moysen locutus est Dominus?
- 4 Statim locutus est ad eum et ad Aaron
- 6 Vel per somnium loquar ad illum
- 8 Ore enim ad os loquor ei
13- 2 Ibique locutus est Dominus ad Moysen
-27 Locutiq. eis et omni multitudini ostenderunt
14- 7 Ad omnem multitudinem filiorum Israël locuti sunt
-26 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-28 Sicut locuti estis audiente me sic faciam vob.
-35 Quoniam sicut locutus sum, ita faciam
-39 Locutusque est Moyses universa verba hæc

Num. 14-40 Ad locum, de quo Dominus locutus est
15- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos
-16 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-17 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
-22 Quæ locutus est Dominus ad Moysen
-38 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
16- 5 Locutusq. ad Core et ad omn. multitudinem
-20 Locutusque Dominus ad Moysen et Aaron
-31 Confestim igitur ut cessavit loqui
-36 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-40 Loquente Domino ad Moysen
17- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 2 Loquere ad filios Isr., et accipe ab eis virgas
- 4 Coram testimonio, ubi loquar ad te
- 6 Locutusque est Moyses ad filios Israël
18- 8 Locutusque est Dominus ad Aaron
-25 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
19- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
20- 7 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 8 Loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas
-23 Ubi locutus est Dominus ad Moysen
21- 5 Locutusque contra Deum et Moysen, ait
- 7 Peccavimus, quia locuti sumus contra Do.
- 8 Et locutus est Dominus ad eum
-16 Apparuit puteus, super quo locutus est Do.
22-18 Ut vel plus, vel minus loquar
-28 Aperuitque Dominus os asinæ, et locuta est
-35 Cave ne aliud quam præcepero tibi loquaris
-38 Numquid loqui potero aliud
23- 3 Et quodcumque imperaverit, loquar tibi
- 4 Locutusque ad eum Balaam
- 5 Ait : Revertere ad Balac, et hæc loqueris
-12 Num aliud possum loqui, nisi quod jusserit Dominus?
-16 Ait : Revertere ad Balac, et hæc loqueris ei
-17 Quid, inquit, locutus est Dominus?
-19 Locutus est, et non implebit ?
24-13 Quidquid Dominus dixerit, hoc loquar?
-23 Assumptaque parabola, iterum locutus est
25-12 Idcirco loquere ad eum : Ecce do ei pacem
-16 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
26- 3 Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar
-52 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
27- 7 Ad filios autem Israël loqueris hæc
30- 2 Locutus est ad principes tribuum filiorum Israël
31- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-21 Eleazar quoque sacerdos... sic locutus est
32-27 Pergemus ad bellum, sicut tu, Domine, loqueris
-31 Sicut locutus est dominus servis suis
33-50 Ubi locutus est Dominus ad Moysen
34- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
35- 1 Hæc quoq. locutus est Dominus ad Moysen
-10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos
36- 1 Locutique sunt Moysi coram principibus
- 5 Recte tribus filiorum Joseph locuta est
Deut. 1- 1 Hæc sunt verba, quæ locutus est Moyses
- 3 Locutus est Moyses ad filios Israël
- 6 Dominus Deus noster locutus est ad nos
-11 Et benedicat vobis sicut locutus est
-21 Et posside eam, sicut locutus est Dominus
-43 Locutus sum, et non audistis
2-17 Locutus est Dominus ad me, dicens
3-26 Nequaquam ultra loquaris de hac re ad me
4- 2 Non addetis ad verbum quod vobis loquor
-10 Quando Dominus locutus est mihi, dicens
-12 Locutusque est Do. ad vos de medio ignis
-15 In die qua locutus est vobis Dominus
-33 Vocem Dei loquentis de medio ignis
-45 Atq. judicia, quæ locutus est ad filios Israël
5- 1 Audi, Israël... quæ ego loquor in auribus
- 4 Facie ad faciem locutus est nobis in monte
-20 Nec loqueris contra proximum tuum
-22 Hæc verba locutus est Dominus
-24 Loquente Deo cum homine
-26 Qui de medio ignis loquitur sicut nos audivimus
-27 Loquerisque ad nos, et nos... faciemus ea
-28 Audivi vocem verborum... quæ locuti sunt
Bene omnia sunt locuti
-31 Et loquar tibi omnia mandata mea
6-19 Ut deleret omnes inimicos.. sicut locutus est
9- 3 Atque disperdat... sicut locutus est tibi
-10 Omnia verba quæ vobis locutus est in monte
10- 4 Verba decem, quæ locutus est Dominus
11-25 Sicut locutus est vobis
12-20 Sicut locutus est tibi
13- 2 Et evenerit quod locutus est, et dixerit tibi
- 5 Quia locutus est ut vos averteret a Domino
18- 2 Ipse est hæreditas eor., sicut locutus est illis
-17 Ait Dominus mihi : Bene omnia sunt locuti
-18 Loqueturq. ad eos omnia quæ præcepero illi

Deut. 18-19 Verba ejus, quæ loquetur in nomine meo
-20 Qui... voluerit loqui in nomine meo
-21 Verbum quod Dominus non est locutus
-22 Hoc Dominus non est locutus
20- 2 Ante aciem, et sic loquetur ad populum
- 8 Addent reliqua, et loquentur ad populum
- 9 Cumque... et finem loquendi fecerint
23-23 Et propria voluntate et ore tuo locutus es
26- 5 Et loqueris in conspectu Domini Dei tui
-13 Loquerisque in conspectu Domini Dei tui
-18 Dominus elegit te... sicut locutus est tibi
-19 Ut sis populus sanctus... sicut locutus est
29-13 Et ipse sit Deus tuus, sicut locutus est tibi
31- 1 Et locutus est omnia verba hæc
- 3 Transibit ante te, sicut locutus est Dominus
-28 Et loquar audientibus eis sermones istos
-30 Locutus est ergo Moyses audiente... cœtu
32- 1 Audite, cœli, quæ loquor ; audiat terra
-44 Et locutus est omnia verba cantici hujus
-45 Loquens ad universum Israël
-48 Locutusque est Dominus ad Moysen
Josue. 1- 1 Factum est... ut loqueretur Dominus ad Josuë
- 3 Vobis tradam, sicut locutus sum Moysi
2-21 Illa respondit : Sicut locuti estis, ita fiat
4-10 Ut loqueretur ad populum
5-15 Quid Dominus meus loquitur ad servum s.
9-21 Quibus hæc loquentibus
10-12 Tunc locutus est Josuë Domino
11-23 Sicut locutus est Dominus ad Moysen
13-14 Ipsa est ejus hæreditas, sicut locutus est illi
-33 Ipse est possessio ejus, ut locutus est illi
14- 6 Locutusque est ad eum Caleb filius Jephone
Nosti quid locutus sit Dominus ad Moysen
-10 Ex quo locutus est Dominus verbum istud
17-14 Locutique sunt filii Joseph ad Josuë
20- 1 Et locutus est Dominus ad Josuë, dicens
Loquere filiis Israël, et dic eis
- 2 Separate urbes... de quibus locutus sum
- 4 Et loquetur senioribus urbis illius
21- 2 Locutique sunt ad eos in Silo terræ Chanaan
24- 2 Et ad populum sic locutus est
-21 Nequaquam ita ut loqueris, erit
-27 Omnia verba Domini quæ locutus est vobis
Judic. 2- 4 Cumque loqueretur Angelus Domini hæc
-15 Sicut locutus est, et juravit eis
5-10 Qui... et ambulatis in via, loquimini
-12 Surge, surge, et loquere canticum
-28 Mater ejus : et de cœnaculo loquebatur
6- 8 Misit ad eos virum prophetam, et locutus est
-17 Da mihi signum quod tu sis qui loqueris ad me
-36 Si salvum facis... sicut locutus es
-37 Sicut locutus es, liberabis Israël
7- 3 Loquere ad populum, et cunctis audientibus
-11 Et cum audieris quid loquantur
-14 Respondit is, cui loquebatur
8- 3 Quod cum locutus esset, requievit spiritus
- 8 Locutusque est ad viros loci illius similia
9- 1 Ad fratres matris suæ, et locutus est ad eos
- 2 Loquimini ad omnes viros Sichem
- 3 Locutique sunt fratres matris ejus de eo
-12 Locutaque sunt ligna ad vitem : Veni
-38 Ubi est nunc os tuum, quo loquebaris?
10-11 Quibus locutus est Dominus
11-11 Locutusq. est Jephte omnes sermones suos
13-11 Dixit ei : Tu es qui locutus es mulieri?
-13 Quæ locutus sum uxori tuæ, abstineat se
14- 7 Descenditque, et locutus est mulieri
-12 Quibus locutus est Samson
16- 6 Locuta est ergo Dalila ad Samson
-10 Ecce illusisti mihi, et falsum locutus es
-13 Usquequo decipis me, et falsum loqueris ?
18-25 Cave ne ultra loquaris ad nos
19- 9 Cui rursum locutus est socer
-28 Cui ille, putans eam quiescere loquebatur,
Ruth. 2-13 Et locutus es ad cor ancillæ tuæ
3-18 Nisi compleverit quod locutus est
4- 3 Quibus sedentibus, locutus est ad propinq.
1 *Reg.* 1-13 Porro Anna loquebatur in corde suo
-16 Ex multitudine doloris... locuta sum usque in præsens
2- 3 Nolite multiplicare loqui sublimia, gloriantes
-30 Ait Do. Deus Israël : Loquens locutus sum
3- 9 Loquere, Domine, quia audit servus tuus
-10 Et ait Samuel : Loquere, Domine
-12 Omnia quæ locutus sum super domum ejus
-17 Quis est sermo, quem locutus est Dominus
8- 7 Audi... in omnibus quæ loquuntur tibi
-21 Et locutus est ea in auribus Domini
9- 6 Omne quod loquitur, sine ambiguitate venit
- 9 Sic loquebatur unusquisque vadens consulere Deum
-21 Quare ergo locutus es mihi sermonem istum

1 *Reg.* 9-25 Locutus est cum Saüle in solario
10-16 Non indicavit ei quem locutus fuerat ei
-25 Locutus est autem Samuël ad populum
11- 4 Et locuti sunt verba hæc, audiente populo
12- 1 Juxta omnia quæ locuti estis ad me
- 3 Loquimini de me coram Domino
13-11 Locutusque est ad eum Samuël :Quid fecisti?
14- 9 Si taliter locuti fuerint ad nos, manete
-12 Et locuti sunt viri de statione ad Jonatham
-19 Cumque loqueretur Saül ad sacerdotem
15-16 Indicabo tibi quæ locutus sit Dominus ad me
Dixitque ei : Loquere
16- 4 Fecit ergo Samuël, sicut locutus est ei Dom.
17-23 Cumque adhuc ille loqueretur eis
Loquente eo hæc eadem verba audivit David
-28 Loquente eo cum aliis, iratus est contra Dav.
-31 Audita sunt a. verba, quæ locutus est David
-32 Ad quem cum fuisset adductus, locutus est ei
18- 1 Et factum est cum complesset loqui ad Saül
-22 Loquimini ad David clam me
-23 Et locuti sunt servi Saül in auribus David
-24 Hujuscemodi verba locutus est David
-25 Dixit autem Saül : Sic loquimini ad David
19- 1 Locutus est a. Saül ad Jonathan filium suum
- 3 Et ego loquar de te ad patrem meum
- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona
-17 Quia ipse locutus est mihi : Dimitte me
20- 1 Veniensque locutus est coram Jonatha
-22 Si autem sic locutus fuero puero
-23 De verbo autem quod locuti sumus ego et tu
-26 Non est locutus Saül quidquam in die illa
24- 5 Ecce dies, de qua locutus est Dominus ad te
-10 Quare audis verba hominum loquentium
-17 Cum a. complesset David loquens sermones
25- 9 Locuti sunt ad Nabal omnia verba hæc
-17 Ita ut nemo possit ei loqui
-24 Loquatur, obsecro, ancilla tua in auribus tuis
-30 Omnia quæ locutus est bona de te
-39 Misit ergo David, et locutus est ad Abigaïl
-40 Et locuti sunt ad eam, dicentes
27-11 Dicens : Ne forte loquantur adversum nos
28-17 Faciet enim tibi Dominus sicut locutus est
-21 Audivi sermones tuos, quos locutus es ad me
29- 9 Respondens a. Achis, locutus est ad David
2 *Reg.* 1- 9 Et locutus est mihi : Sta super me
-16 Os enim tuum locutum est adversum te
2-22 Rursumque locutus est Abner ad Asaël
-27 Si locutus fuisses, mane recessisset populus
3-12 Et ut loquerentur : Fac mecum amicitias
-18 Quoniam Dominus locutus est ad David
-19 Locutus est a. Abner etiam ad Benjamin
Et abiit ut loqueretur ad David in Hebron
-27 Adduxit eum... ut loqueretur ei in dolo
6-22 Cum ancillis, de quibus locuta es
7- 5 Vade, et loquere ad servum meum David
- 7 Numquid loquens locutus sum ad unam de tribubus Israël
-17 Sic locutus est Nathan ad David
-19 Nisi loquereris etiam de domo servi tui
-20 Quid ergo addere poterit adhuc David, ut loquatur ad te ?
-25 Verbum quod locutus es super servum tuum
Et fac sicut locutus es
-28 Locutus es e. ad servum tuum bona hæc
-29 Quia tu, Domine Deus, locutus es
12-18 Loquebamur ad eum,et non audiebat vocem
13-13 Quin potius loquere ad regem
-22 Porro non est locutus Absalom ad Amnon
-36 Cumque cessasset loqui, apparuerunt et filiæ regis
14- 3 Et loqueris ad eum sermones hujuscemodi
-12 Loquatur ancilla tua ad dominum meum regem verbum. Et ait : Loquere
-13 Et locutus est rex verbum istud
-15 Veni, ut loquar ad dominum meum regem
Et dixit ancilla tua : Loquar ad regem
-18 Dixitq. ei mulier : Loquere, domine mi rex
-19 Ex omnibus his quæ locutus est dominus
16- 7 Ita a. loquebatur Semeï cum malediceret
-16 Locutus est ad eum : Salve rex, salve rex
17- 6 Hujuscemodi sermonem locutus est Achitophel
18-33 Sic loquebatur, vadens : Fili mi, Absalom
19-11 Loquimini ad majores natu Juda
-29 Ait ergo ei rex : Quid ultra loqueris ?
Fixum est quod locutus sum
20-16 Appropinqua huc, et loquar tecum
-17 Ad quem sic locuta est : Audi sermones ancillæ tuæ
-22 Ingressa est... et locuta est eis sapienter
22- 1 Locutus est autem David Domino
23- 2 Spiritus Domini locutus est per me
- 3 Locutus est fortis Israël, Dominator homin.
24-12 Vade, et loquere ad David : Hæc dicit Dom.

3 *Reg.* 1-14 Te loquente cum rege, ego veniam post te
-22 Illa loquente cum rege, Nathan propheta venit
-36 Sic loquatur Dom. Deus domini mei regis
-42 Adhuc illo loquente, Jonathas... venit
-48 Et locutus est : Benedictus Dominus Deus
2- 4 Sermones suos quos locutus est de me
-14 Cui ait : Loquere
-16 Quæ dixit ad eum : Loquere
-18 Ait Bethsabee : Bene , ego loquar pro te regi
-19 Venit... ut loqueretur ei pro Adonia
-23 Contra animam suam locutus est Adonias
-24 Qui fecit mihi domum sicut locutus est
-27 Ut impleretur sermo Dom. quem locutus est
-30 Hæc locutus est Joab, et hæc respondit mihi
-31 Dixitque ei rex : Fac sicut locutus est
-38 Sicut locutus est dominus meus rex
4-32 Locutus est quoque Salomon tria millia parabolas
5- 5 Sicut locutus est Dominus David patri meo
-12 Dedit... sapientiam Salomoni, sicut locutus est ei
6-12 Quem locutus sum ad David patrem tuum
8-15 Benedictus..qui locutus est ore suo ad David
-20 Confirmavit.. sermonem s. quem locutus est
Sicut locutus est Dominus
-24 Qui custodisti... patri meo quæ locutus es ei
Ore locutus es, et manibus perfecisti
-25 Conserva... patri meo quæ locutus es ei
-26 Firmentur verba tua, quæ locutus es
-53 Sicut locutus es per Moysen servum tuum
-56 Juxta omnia quæ locutus est
Ex omnib. bonis quæ locutus est per Moysen
9- 5 Sicut locutus sum David patri tuo
10- 2 Locuta est ei universa quæ habebat in corde
12- 3 Et locuti sunt ad Roboam, dicentes
- 7 Locutusque fueris ad eos verba lenia
-10 Sic loqueris populo huic
Qui locuti sunt ad te, dicentes
Sic loqueris ad eos : Minimus digitus meus grossior est dorso
-12 Venit ergo... sicut locutus fuerat rex, dicens
-14 Locutus est eis secundum consilium juvenum
-15 Ut suscitaret verbum suum, quod locutus fuerat
-23 Loquere ad Roboam filium Salomonis
13- 3 Hoc erit signum quod locutus est Dominus
- 7 Locutus est autem rex ad virum Dei
-11 Verba quæ locutus fuerat ad regem
-17 Quia locutus est Dominus ad me
-18 Angelus locutus est mihi in sermone Dom.
-26 Occidit juxta verbum Dom. quod locutus est
14- 2 Ubi est Ahias propheta, qui locutus est mihi
- 5 Hæc et hæc loqueris ei
-11 Vorabunt eos aves... quia Dom. locutus est
-18 Juxta sermonem Domini, quem locutus est
15-29 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
16-12 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
-34 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
17-16 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
18-27 Et forsitan loquitur, aut in diversorio est
21- 2 Locutus est ergo Achab ad Naboth
- 4 Frendens super verbo, quod locutus fuerat
- 6 Locutus sum Naboth Jezrahelitæ, et dixi
-15 Locuta est ad Achab : Surge
-19 Et loqueris ad eum, dicens :Hæc dicit Dom.
-23 Sed et de Jezabel locutus est Dominus
22- 8 Cui Josaphat ait : Ne loquaris ita, rex
-13 Nuntius vero... locutus est ad eum, dicens
Sit ergo sermo tuus similis eorum, et loquere bona
-14 Quodcumq. dixerit mihi Dom., hoc loquar
-16 Ut non loquaris mihi nisi quod verum est
-21 Ego decipiam illum. Cui locutus est Dominus : In quo ?
-23 Dominus locutus est contra te malum
-24 Spiritus Domini, et locutus est tibi ?
-28 Non est locutus in me Dominus
-38 Juxta verbum Domini quod locutus fuerat
4 *Reg.* 1- 3 Angelus a. Domini locutus est ad Eliam
- 7 Qui occurrit vobis, et locutus est verba hæc
-11 Qui locutus est illi : Homo Dei
-15 Locutus est autem Angelus Domini ad Eliam
-16 Et locutus est ei : Hæc dicit Dominus
-17 Juxta sermonem... quem locutus est Elias
2-22 Juxta verbum Elisei, quod locutus est
4-13 Loquere ad eam... Quid vis ut faciam tibi ?
Vis ut loquar regi, sive principi militiæ ?
5- 4 Sic et sic locuta est puella de terra Israël
-13 Accesserunt ad eum servi sui et locuti sunt ei
6-12 Quæcumque locutus fueris in conclavi tuo
-33 Adhuc illo loquente eis, apparuit nuntius
7- 2 Numquid poterit esse quod loqueris ?
-17 Juxta quod locutus fuerat vir Dei

4 *Reg.* 7-19 Numquid poterit fieri quod loqueris ?
8- 1 Eliseus autem locutus est ad mulierem
- 4 Rex autem loquebatur cum Giezi puero
9-11 Nostis hominem, et quid locutus sit
-12 Qui ait eis : Hæc et hæc locutus est mihi
-36 Sermo Domini est, quem locutus est
10-10 Quos locutus est Dom. super domum Achab
Dom. fecit quod locutus est in manu servi sui
-17 Juxta verbum... quod locutus est per Eliam
14-25 Juxta serm... quem locutus est per servum
-27 Nec locutus est Dominus ut deleret nomen
15-12 Iste est sermo... quem locutus est ad Jehu
17-23 Sicut locutus fuerat in manu... servorum
18-19 Loquimini Ezechiæ : Hæc dicit rex magnus
-26 Precamur ut loquaris nobis... Syriace
Et non loquaris nobis Judaïce
-27 Misit me... ut loquerer sermones hos
19-21 Iste est sermo, quem locutus est Dominus
20- 9 Sermonem, quem locutus est
-19 Bonus sermo Domini, quem locutus es
21- 7 Super quod locutus est Dominus ad David
-10 Locutusque est Dominus in manu servorum
22-14 Locutique sunt ad eam
23-16 Juxta verbum... quod locutus est vir Dei
24- 2 Quod locutus fuerat per servos suos proph.
25- 6 Qui locutus est cum eo judicium
-28 Et locutus est ei benigne
1 *Par.* 11- 3 Quem locutus est in manu Samuël
-10 Juxta verbum Do., quod locutus est ad Isr.
13- 2 A Domino Deo nostro egreditur sermo, quem loquor
17- 4 Vade, et loquere David servo meo
- 6 Numquid locutus sum saltem uni judicum
- 7 Sic loqueris ad servum meum David
-15 Sic locutus est Nathan ad David
-17 Ideoque locutus es super domum servi tui
-23 Sermo, quem locutus es famulo tuo.. confirmetur in perpet., et fac sicut locutus es
-26 Locutus es ad servum tuum tanta beneficia
21- 9 Et locutus est Dominus ad Gad
-10 Vade, et loquere ad David, et dic ei
-19 Quem locutus ei fuerat ex nomine Domini
22-11 Ædifica domum... sicut locutus est de te
29- 1 Locutusque est David rex ad omnem ecclesiam
2 *Par.* 6- 4 Qui quod locutus est David... complevit
-10 Sermonem suum, quem locutus fuerat
Sicut locutus est Dominus
-15 Præstitisti... quæcumque locutus fueras ei
-16 Imple servo...David quæcumque locutus es
-17 Firmetur sermo tuus, quem locutus es
9- 1 Locuta est ei quæcumque erant in corde suo
10- 3 Locuti sunt ad Roboam, dicentes
-10 Dixerunt : Sic loqueris populo
-14 Locutusque est juxta juvenum voluntatem
-15 Sermo ejus, quem locutus fuerat
-16 Populus autem... sic locutus est ad eum
11- 3 Loquere ad Roboam filium Salomonis
13-13 Illo loquente, Jeroboam retro moliebatur
18- 7 Ne loquaris, rex, hoc modo
-12 Loquarisque prospera
-13 Quodcumq. dixerit mihi Deus... hoc loquar
-15 Ut mihi non loquaris, nisi quod verum est
-22 Et Dominus locutus est de te mala
-23 Per quam viam transivit Spiritus Domini a me, ut loqueretur tibi ?
-27 Non est locutus Dominus in me
23- 3 Sicut locutus est Dominus super filios David
25-16 Cumque hæc ille loqueretur, respondit ei
30-22 Locutus est Ezechias ad cor omnium Levit.
32- 6 Ac locutus est ad cor eorum dicens
-16 Sed et alia multa locuti sunt servi ejus
-17 Et locutus est adversus eum
-19 Locutusque est contra Deum Jerusalem
33- 7 De qua locutus est Deus ad David
-10 Locutusque est Dominus ad eum
-18 Qui loquebantur ad eum in nomine Domini
34-22 Locuti sunt ei verba, quæ supra narravimus
-26 Ad regem autem Juda... sic loquimini
35- 3 Levitis quoque... locutus est
- 6 Juxta verba quæ locutus est Dominus
36-12 Jeremiæ... loquentis ad se ex ore Domini
-22 Quem locutus fuerat per os Jeremiæ
1 *Esdr.* 8-17 Posui in ore... quæ loquerentur ad Eddo
2 *Esdr.* 2-18 Verba regis, quæ locutus esset mihi
5-12 Sicque faciemus ut loqueris
6- 8 Non..secundum verba hæc, quæ tu loqueris
-12 Sed quasi vaticinans locutus esset ad me
8- 4 Super gradum.. quem fecerat ad loquendum
9-13 Descendisti, et locutus es cum eis de cœlo
13-24 Ex media parte loquebantur Azotice
Et nesciebant loqui Judaïce
Loquebantur juxta linguam populi et populi
Tobiæ. 2-17 Increpabat eos, dicens : Nolite ita loqui
7- 5 Cumque multa bona loqueretur de eo

Tobiæ. 7- 9 Postquam autem locuti sunt
Judith. 5-26 Cum cessasset loqui Achior verba hæc
6- 1 Cum cessassent loqui, indignatus Holofernes
-12 Dixit omnia quæ locutus ipse fuerat
7-13 Nolens loqui pacifice cum Assyriis
-25 Faciemus hæc verba, quæ locuti estis
8- 8 Nec erat qui loqueretur de illa verbum malum
-28 Omnia, quæ locuta es, vera sunt
-30 Sicut quod potui loqui, Dei esse cognoscitis
11- 7 Nec hoc latet, quod locutus est Achior
15- 2 Ita ut nullus loqueretur cum proximo suo
Esth. 6-10 Fac, ut locutus es, Mardochæo Judæo, qui sedet ante fores palatii
Cave ne quidquam de his, quæ locutus es, prætermittas
-14 Adhuc illis loquentibus, venerunt eunuchi
7- 9 En lignum, quod paraverat Mardochæo, qui locutus est pro rege
8- 3 Flevitque, et locuta ad eum oravit
10- 3 Et loquens ea quæ ad pacem seminis sui pertinerent
14- 5 Fecistique eis sicut locutus es
15- 2 Aman secundus a rege locutus est contra nos in mortem
- 3 Loquere regi pro nobis, et libera nos de morte
-15 Osculatus est eam, et ait : Cur mihi non loqueris?
-18 Cumque loqueretur, rursus corruit
Job. 1-16 Cumque adhuc ille loqueretur, venit alter, et dixit
-17 Illo adhuc loquente, venit alius, et dixit
-18 Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intravit
-22 Neq. stultum quid contra Deum locutus est
2-10 Quasi una de stultis mulieribus locuta es
-13 Nemo loquebatur ei verbum
3- 2 Et locutus est : (-3) Pereat dies in qua natus
4- 2 Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies
6-29 Et loquentes id quod justum est, judicate
7-11 Loquar in tribulatione spiritus mei
-13 Et relevabor loquens mecum in strato meo
8- 2 Usquequo loqueris talia?
-10 Loquentur tibi, et de corde suo proferent eloquia
9-14 Et loquar verbis meis cum eo?
-22 Unum est quod locutus sum
-27 Cum dixero : Nequaquam ita loquar
-35 Loquar, et non timebo eum
10- 1 Loquar in amaritudine animæ meæ
11- 2 Numquid qui multa loquitur, non et audiet
- 5 Atque utinam Deus loqueretur tecum
12- 8 Loquere terræ, et respondebit tibi
13- 3 Ad Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo cupio
- 7 Numquid Deus indiget vestro mendacio, ut pro illo loquamini dolos?
-13 Tacete paulisper, ut loquar quodcumque mihi mens suggesserit
-22 Aut certe loquar, et tu responde mihi
15- 2 Numquid sapiens respondebit quasi in ventum loquens
- 3 Et loqueris quod tibi non expedit
16- 3 Aut aliquid tibi molestum est si loquaris?
- 4 Poteram et ego similia vestri loqui
- 7 Si locutus fuero, non quiescet dolor meus
18- 2 Intelligite prius, et sic loquamur
21- 3 Sustinete me, et ego loquar
23- 5 Et intelligam quid loquatur mihi
27- 4 Non loquentur labia mea iniquitatem
-12 Et quid sine causa vana loquimini?
28-14 Et mare loquitur : Non est mecum
29- 9 Principes cessabant loqui
32- 4 Igitur Eliu expectavit Job loquentem
Eo quod seniores essent qui loquebantur
- 7 Sperabam e. quod ætas prolixior loqueretur
-14 Nihil locutus est mihi
-16 Quoniam igitur expectavi, et non sunt locuti
-20 Loquar, et respirabo paululum
33- 2 Loquatur lingua mea in faucibus meis
- 3 Sententiam puram labia mea loquentur
-14 Semel loquitur Deus, et secundo id ipsum
-23 Si fuerit pro eo Angelus loquens, unus de millibus
-31 Attende, Job, et audi me : et tace, dum ego loquor
-32 Si aut. habes quod loquaris, responde mihi, loquere : volo enim te apparere justum
34- 1 Itaque Eliu etiam hæc locutus est
-31 Quia ergo ego locutus sum ad Deum
-32 Si iniquitatem locutus sum, ultra non addam
-33 Tu enim cœpisti loqui, et non ego
Quod si quid nosti melius, loquere
-34 Viri intelligentes loquantur mihi

Job. 34-35 Job autem stulte locutus est
35- 1 Igitur Eliu hæc rursum locutus est
36- 1 Addens quoque Eliu, hæc locutus est
- 2 Adhuc enim habeo quod pro Deo loquar
-10 Et loquetur, ut revertantur ab iniquitate
37-20 Quis narrabit ei quæ loquor?
Etiam si locutus fuerit homo, devorabitur
39-31 Et adjecit Dominus, et locutus est ad Job
-34 Qui leviter locutus sum, respondere quid possum?
-35 Unum locutus sum, quod utinam non dixissem
40-22 Numquid.., aut loquetur tibi mollia?
-27 Memento belli, nec ultra addas loqui
42- 3 Ideo insipienter locutus sum
- 4 Audi, et ego loquar : interrogabo te
- 7 Postquam a. locutus est Dominus verba hæc
Quoniam non estis locuti coram me rectum
- 8 Neque enim locuti estis ad me recta
- 9 Fecerunt sicut locutus fuerat Dominus ad eos
Psal. 2- 5 Tunc loquetur ad eos in ira sua
5- 7 Perdes omnes, qui loquuntur mendacium
11- 3 Vana locuti sunt unusquisque ad proximum
Labia dolosa, in corde et corde locuti sunt
14- 3 Qui loquitur veritatem in corde suo
16- 4 Ut non loquatur os meum opera hominum
-10 Os eorum locutum est superbiam
17- 1 Qui locutus est Domino verba cantici hujus
21- 8 Locuti sunt labiis, et moverunt caput
27- 3 Qui loquuntur pacem cum proximo suo
30-19 Labia dolosa. Quæ loquuntur adversus just.
33-14 Et labia tua ne loquantur dolum
34-20 Mihi quidem pacifice loquebantur
In iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant
-26 Qui magna loquuntur super me
36-30 Et lingua ejus loquetur judicium
37-13 Qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates
-17 Super me magna locuti sunt
38- 5 Locutus sum in lingua mea : Notum fac mihi
39- 6 Annuntiavi et locutus sum
40- 7 Si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur
Et loquebatur (-8) in idipsum
48- 4 Os meum loquetur sapientiam
49- 1 Deus deorum Dominus locutus est
- 7 Audi, populus meus, et loquar
-20 Sedens adversus fratrem tuum loquebaris
51- 5 Iniquitatem magis quam loqui æquitatem
54-13 Super me magna locutus fuisset
57- 2 Si vere utique justitiam loquimini : recta judicate
- 4 Erraverunt ab utero : locuti sunt falsa
58- 8 Ecce loquentur in ore suo, et gladius in labiis
59- 8 Deus locutus est in sancto suo, Lætabor
61-12 Semel locutus est Deus, duo hæc audivi
62-12 Obstructum est os loquentium iniqua
65-14 Locutum est os meum in tribulatione mea
68-13 Adversum me loquebantur qui sedebant
72- 8 Cogitaverunt, et locuti sunt nequitiam
Iniquitatem in excelso locuti sunt
74- 6 Nolite loqui adversus Deum iniquitatem
76- 5 Turbatus sum, et non sum locutus
77- 2 Loquar propositiones ab initio
-19 Male locuti sunt de Deo : dixerunt
84- 9 Audiam quid loquatur in me Dominus
Quoniam loquetur pacem in plebem suam
88-20 Tunc locutus es in visione sanctis tuis
93- 4 Effabuntur, et loquentur iniquitatem
Loquentur om., qui operantur injustitiam?
98- 7 In columna nubis loquebatur ad eos
100- 7 Qui loquitur iniqua, non direxit in conspectu oculorum meorum
105- 2 Quis loquetur potentias Domini?
107- 8 Deus locutus est in sancto suo
108- 3 Locuti sunt adversum me lingua dolosa
-20 Qui loquuntur mala adversus animam meam
113- 5 Os habent, et non loquentur
115-10 Credidi, propter quod locutus sum
118-23 Principes, et adversum me loquebantur
-46 Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu
119- 7 Cum loquebar illis, impugnabant me gratis
121- 8 Propter fratres meos.. loquebar pacem de te
126- 5 Cum loquetur inimicis suis in porta
134-16 Os habent, et non loquentur
143- 8 Quorum os locutum est vanitatem
144- 5 Magnificentiam gloriæ sanctitatis tuæ loquentur
-11 Et potentiam tuam loquentur
-21 Laudationem Domini loquetur os meum
Prov. 2-12 Ut eruaris..ab homine qui perversa loquitur
6-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur
-22 Et evigilans loquere cum eis
8- 3 Juxta portas civitatis in ipsis forib. loquitur
- 6 Quoniam de rebus magnis locutura sum

Prov. 9- 4 Et insipientibus locuta est
-16 Et vecordi locuta est
12-17 Qui quod novit loquitur, index justitiæ est
13- 3 Qui autem inconsideratus est ad loquendum, sentiet mala
16-13 Qui recta loquitur, diligetur
18-23 Cum obsecrationibus loquetur pauper
19- 5 Et qui mendacia loquitur, non effugiet
- 9 Et qui loquitur mendacia, peribit
21-28 Vir obediens loquetur victoriam
23- 9 In auribus insipientium ne loquaris
-16 Cum locuta fuerint rectum labia tua
-33 Et cor tuum loquetur perversa
24- 2 Et fraudes labia eorum loquuntur
25-11 Qui loquitur verbum in tempore suo
-18 Qui loquitur contra proximum suum
-28 Non potest in loquendo cohibere spiritum
26-16 Septem viris loquentibus sententias
29- 5 Qui blandis fictisque sermonibus loquitur
-20 Vidisti hominem velocem ad loquendum?
30- 1 Visio, quam locutus est vir, cum quo est Deus
Eccle. 1-16 Locutus sum in corde meo, dicens
2-15 Locutusque cum mente mea, animadverti
3- 7 Tempus tacendi, et tempus loquendi
5- 1 Ne temere quid loquaris
12-13 Finem loquendi pariter omnes audiamus
Cant. 2-10 En dilectus meus loquitur mihi : Surge
5- 6 Anima mea liquefacta est, ut locutus est
Sap. 1- 8 Qui loquitur iniqua, non potest latere
8-12 Et loquentem me respicient
13-17 Non erubescit loqui cum illo, qui sine anima est
Prolog. Eccli. Non solum ipsos loquentes necesse est esse peritos
Eccli. 8- 5 Ne male de progenie tua loquatur
11- 8 Et in medio sermonum ne adjicias loqui
13-14 Ne retineas ex æquo loqui cum illo
-26 Locutus est superba, et justificaverunt illum
-27 Locutus est sensate, et non est datus ei locus
-28 Dives locutus est, et omnes tacuerunt
-29 Pauper locutus est, et dicunt : Quis est hic?
18-19 Et antequam loquaris, disce
20- 5 Est odibilis, qui procax est ad loquendum
22- 1 Omnes loquentur super aspernationem illius
- 9 Cum dormiente loquitur qui enarrat stulto sapientiam
-14 Cum stulto ne multum loquaris
29- 6 Et loquetur verba tædii et murmurationum
32- 4 Loquere, major natu : decet enim te
-10 Adolescens, loquere in tua causa vix
-13 Et ubi sunt senes, non multum loquaris
36-17 Locuti sunt in nomine tuo prophetæ priores
37-23 Qui sophistice loquitur, odibilis est
51-33 Aperui os meum, et locutus sum
Isai. 1- 2 Percipe, terra, quoniam Domin. locutus est
-20 Quia os Domini locutum est
7-10 Et adjecit Dominus loqui ad Achaz
8- 5 Et adjecit Dominus loqui ad me adhuc
-10 Loquimini verbum, et non fiet
-12 Quæ loquitur populus iste, conjuratio est
9-17 Et universum os locutum est stultitiam
16- 7 His qui lætantur... loquimini plagas suas
-13 Verbum, quod locutus est Dom. ad Moab
-14 Et nunc locutus est Dominus
19-18 Loquentes lingua Chanaan, et jurantes
20- 2 Locutus est Dominus in manu Isaiæ
21-17 Dominus enim Deus Israël locutus est
22-25 Et peribit... quia Dominus locutus est
24- 3 Dominus enim locutus est verbum hoc
25- 8 Quia Dominus locutus est
28-11 Et lingua altera loquetur ad populum istum
29- 4 De terra loqueris, et de humo audietur eloquium tuum
30-10 Loquimini nobis placentia
32- 4 Lingua balborum velociter loquetur et plane
- 6 Stultus enim fatua loquetur
Et loquatur ad Dominum fraudulenter
- 7 Cum loqueretur pauper judicium
33-15 Qui ambulat in justit., et loquitur veritatem
36-11 Loquere ad servos tuos Syra lingua
Ne loquaris ad nos Judaice in aurib. populi
-12 Misit me... ut loquerer omnia verba ista
37-10 Hæc dicetis Ezechiæ regi Judæ, loquentes
-22 Quod locutus est Dominus super eum
38- 7 Quia faciet... verbum hoc, quod locutus est
39- 8 Bonum verbum Domini quod locutus est
40- 2 Loquimini ad cor Jerusalem
- 5 Videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum est
-27 Quare dicis, Jacob, et loqueris, Israël
41- 1 Accedant, et tunc loquantur
-23 Et loquamur, et videamus simul
42-14 Silui, patiens fui, sicut parturiens loquar
45-19 Non in abscondito locutus sum

Isai. 45-19 Ego Dominus loquens justitiam
46-11 Et locutus sum, et adducam illud
48-15 Ego ego locutus sum, et vocavi eum
-16 Non a principio in abscondito locutus sum
52- 6 Quia ego ipse qui loquebar, ecce adsum
58- 9 Desieris... et loqui quod non prodest
-13 Ut loquaris sermonem
-14 Os enim Domini locutum est
59- 3 Labia vestra locuta sunt mendacium
- 4 Confidunt in nihilo, et loquuntur vanitates
-13 Ut loqueremur calumniam
Et locuti sumus de corde verba mendacii
63- 1 Ego, qui loquor justitiam, et propugnator
65-12 Locutus sum, et non audistis
-24 Adhuc illis loquentibus, ego audiam
66- 4 Locutus sum, et non audierunt
Jerem. 1- 6 Ecce nescio loqui, quia puer ego sum
- 7 Quæcumque mandavero tibi, loqueris
-16 Et loquar judicia mea cum eis
-17 Et loquere ad eos omnia quæ ego præcipio
3- 5 Ecce locuta es, et fecisti mala, et potuisti
4- 5 Loquimini, et canite tuba in terra
-12 Et nunc ego loquar judicia mea cum eis
-28 Eo quod locutus sum, cogitavi
5- 5 Ibo igitur ad optimates, et loquar eis
-13 Prophetæ fuerunt in ventum locuti
-14 Quia locuti estis verbum istud
-15 Nec intelliges quid loquatur
6-10 Cui loquar? et quem contestabor ut audiat?
7-13 Et locutus sum ad vos mane consurgens, et loquens, et non audistis
-22 Quia non sum locutus cum patribus vestris
-27 Loqueris ad eos omnia verba hæc
8- 6 Nemo quod bonum est loquitur
9- 5 Et veritatem non loquentur
Docuerunt e. linguam s. loqui mendacium
- 8 Sagitta vulnerans lingua eorum, dolum locuta est
In ore suo pacem cum amico suo loquitur
-22 Loquere: Hæc dicit Dominus
10- 1 Audite verbum, quod locutus est Dominus
- 5 Fabricata sunt, et non loquentur
11- 2 Audite... et loquimini ad viros Juda
-17 Qui plantavit te, locutus est super te malum
12- 1 Verumtamen justa loquar ad te
- 6 Ne credas eis, cum locuti fuerint tibi bona
13-15 Nolite elevari, quia Dominus locutus est
14-14 Non præcepi eis, neque locutus sum ad eos
16-10 Quare locutus est Dominus super nos
18- 7 Repente loquar adversum gentem
- 8 Quod locutus sum adversus eam
- 9 Et subito loquar de gente et de regno
-10 Super bono, quod locutus sum ut facerem ei
-20 Ut loquerer pro eis bonum
19- 2 Prædicabis ibi verba, quæ ego loquar ad te
- 5 Quæ non præcepi, nec locutus sum
-15 Mala quæ locutus sum adversus eam
20- 8 Quia jam olim loquor, vociferans
- 9 Neque loquar ultra in nomine illius
22- 1 Descende in domum regis Juda, et loqueris ibi verbum hoc
-21 Locutus sum ad te in abundantia tua
23-16 Visionem cordis sui loquuntur, non de ore Domini
-17 Locutus est Dominus: Pax erit vobis
-21 Non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant
-28 Loquatur sermonem meum vere
-35 Et quid locutus est Dominus?
-37 Et quid locutus est Dominus?
25- 2 Quod locutus est Jeremias propheta
- 3 Locutus sum ad vos de nocte consurgens, et loquens: et non audistis
-13 Verba mea, quæ locutus sum contra eam
26- 2 Et loqueris ad omnes civitates Juda
Universos sermones, quos ego mandavi tibi ut loquaris ad eos
- 7 Audierunt... Jerem. loquentem verba hæc
- 8 Cumque complesset Jeremias, loquens...
Ut loqueretur ad universum populum
-11 Et locuti sunt sacerdotes et prophetæ
-13 Et pœnitebit Dominum mali, quod locutus est adversum vos
-15 Ut loquerer in auribus vestris omnia verba
-16 In nomine Do. Dei nostri locutus est ad nos
-17 Dixerunt ad om. cœtum populi, loquentes
-19 Quod locutus fuerat adversum eos
27- 4 Ut ad dominos suos loquantur
-12 Ad Sedeciam regem Juda locutus sum
-13 Sicut locutus est Dominus ad gentem
-14 Quia mendacium ipsi loquuntur vobis
-16 Ad populum istum locutus sum
28- 7 Quod ego loquor in auribus tuis
-16 Adversum enim Dominum locutus es
29-23 Locuti sunt verbum in nomine meo mendaciter

Jerem. 29-32 Quia prævaricationem locutus est adversus Dominum
30- 2 Scribe... quæ locutus sum ad te, in libro
- 4 Hæc verba, quæ locutus est Dom. ad Israël
31-20 Quia ex quo locutus sum de eo
32- 4 Et loquetur os ejus cum ore illius
-24 Quæcumque locutus es acciderunt
-42 Omne bonum, quod ego loquor ad eos
33-14 Suscitabo verbum bonum, quod locutus sum ad domum Israël
-24 Numquid non vidisti quid populus hic locutus sit
34- 2 Vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda
- 3 Et os ejus cum ore tuo loquetur
- 5 Quia verbum ego locutus sum
- 6 Locutus est Jeremias propheta ad Sedeciam
35- 2 Vade ad domum Rechabitar.: et loquere eis
-14 Ego autem locutus sum ad vos, de mane consurgens et loquens
-17 Quam locutus sum adversum illos: eo quod locutus sum ad illos, et non audierunt
36- 2 Scribes in eo omnia verba, quæ locutus sum
A die qua locutus sum ad te
- 4 Sermones Domini quos locutus est ad eum
- 7 Quam locutus est Dom. adversus populum
-18 Ex ore suo loquebatur quasi legens ad me
-31 Omne malum, quod locutus sum ad eos
37- 2 Quæ locutus est in manu Jeremiæ
38- 1 Sermones quos Jeremias loquebatur
- 4 Loquens ad eos juxta verba hæc
- 8 Et locutus est ad regem, dicens
-20 Audi, quæso, vocem Dom., quam ego loquor
-25 Si autem audierint principes quia locutus sum tecum
Indica nobis quid locutus sis cum rege
Et quid locutus est tecum rex
-27 Locutus est eis juxta omnia verba
39- 5 Et locutus est ad eum judicia
40- 2 Dominus Deus tuus locutus est malum hoc
- 3 Et fecit Dominus sicut locutus est
-15 Loquens: Ibo, et percutiam Ismahel
-16 Falsum enim tu loqueris de Ismahel
43- 1 Loquens ad populum universos sermones
- 2 Mendacium tu loqueris: non misit te Dom.
44-16 Sermonem, quem locutus es ad nos
-25 Locuti estis ore vest., et manibus...implestis
45- 1 Verbum quod locutus est Jeremias propheta
46-13 Verbum quod locutus est Dominus ad Jeremiam
48-27 Adversum illum locutus es, captivus duceris
50- 1 Quod locutus est Dominus de Babylone
-11 Quoniam exultatis, et magna loquimini
51-12 Et fecit quæcumque locutus est
-62 Domine, tu locutus es contra locum istum
52- 9 Et locutus est ad eum judicia
-32 Et locutus est cum eo bona
Thren. 1- 5 Quia Dominus locutus est super eam
-12 Vindemiavit me ut locutus est Dominus
Baruc. 2- 1 Quod locutus est ad nos et ad judices nostros
- 7 Locutus est Dominus super nos omnia mala
-20 Sicut locutus es in manu puerorum tuorum
-24 Statuisti verba tua, quæ locutus es
-28 Sicut locutus es in manu pueri tui Moysi
6- 7 Falsa sunt, et non possunt loqui
-40 Cum audierint mutum non posse loqui
Offerunt ill. ad Bel, postulantes ab eo loqui
Ezech. 2- 1 Cecidi in faciem...et audivi vocem loquentis
Sta super pedes tuos, et loquar tecum
- 2 Ingressus est in me spiritus postq. locutus est
Et audivi loquentem ad me
- 7 Loqueris ergo verba mea ad eos
- 8 Fili hominis, audi quæcumque loquor ad te
3- 1 Et vadens loquere ad filios Israel
- 4 Vade... et loqueris verba mea ad eos
-10 Quos ego loquor ad te, assume in corde tuo
-11 Et loqueris ad eos, et dices eis
-18 Neque locutus fueris ut avertatur a via sua
-22 Egredere in campum, et ibi loquar tecum
-24 Locutus est mihi, et dixit ad me: Ingredere
-27 Cum a. locutus fuero tibi, aperiam os tuum
5-13 Ego Dominus locutus sum in zelo meo
-16 Ego Dominus locutus sum
-17 Ego Dominus locutus sum
6-10 Ego Dominus non frustra locutus sum
10- 5 Quasi vox Dei omnipotentis loquentis
11- 5 Irruit in me Spiritus Domini, et dixit ad me
Loquere: Hæc dicit Dom.: Sic locuti estis
-17 Propterea loquere: Hæc dicit Dominus
-25 Et locutus sum ad transmigrationem
12-23 Loquere ad eos quod appropinquaverint dies
-25 Quia ego Dominus loquar
Et quodcumque locutus fuero verbum, fiet
Loquar verbum, et faciam illud
-28 Verbum, quod locutus fuero, complebitur

Ezech. 13- 7 Numquid non... divinationem mendacem locuti estis? et dicitis: Ait Dominus, cum ego non sim locutus
- 8 Quia locuti estis vana, et vidistis mendacium
14- 4 Propter hoc loquere eis, et dices ad eos
- 9 Cum erraverit, et locutus fuerit verbum
17-21 Et scietis quia ego Dominus locutus sum
-24 Ego Dominus locutus sum, et feci
20- 3 Fili hominis, loquere senioribus Israël
-27 Quamobrem loquere ad domum Israel
-49 Numquid non per parabolas loquitur iste?
21- 9 Loquere: Gladius, gladius exacutus est
-17 Ego Dominus locutus sum
-32 Quia ego Dominus locutus sum
22-14 Ego Dominus locutus sum, et faciam
-28 Cum Dominus non sit locutus
23-34 Quia ego locutus sum, ait Dominus Deus
24- 3 Loqueris ad eos: Hæc dicit Dominus Deus
-14 Ego Dominus locutus sum: Veniet
-18 Locutus sum ergo ad populum mane
-21 Loquere domui Israel: Hæc dicit Dominus
-27 Et loqueris, et non silebis ultra
26- 5 Quia ego locutus sum, ait Dominus
-14 Quia ego locutus sum, ait Dominus
28- 9 Numquid dicens loqueris: Deus ego sum
-10 Quia ego locutus sum, ait Dominus
29- 3 Loquere, et dices: Hæc dicit Dominus
30-12 Ego Dominus locutus sum
32-21 Loquentur ei potentissimi robustorum
33- 2 Fili hominis, loquere ad filios populi tui
- 8 Non fueris locutus ut se custodiat impius
-10 Dic ad domum Israël: Sic locuti estis
-24 Loquentes aiunt: Unus erat Abraham
-30 Qui loquuntur de te juxta muros
Ad proximum suum loquentes
34-24 Ego Dominus locutus sum
35-12 Audivi... quæ locutus es de montibus Israël
36- 5 In igne zeli mei locutus sum de reliquis gentibus
- 6 In zelo meo, et in furore meo locutus sum
-36 Ego Dominus locutus sim, et fecerim
37-14 Et scietis quia ego Dominus locutus sum
-18 Ad te filii populi tui loquentes
-19 Loqueris ad eos: Hæc dicit Dominus
38-17 Ille es de quo locutus sum in diebus antiquis
-19 In zelo meo, in igne iræ meæ locutus sum
39- 5 Cades: quia ego locutus sum, ait Dominus
- 8 Hæc est dies, de qua locutus sum
40- 4 Et locutus est ad me idem vir
41-22 Et locutus est ad me: Hæc est mensa coram Domino
43- 6 Et audivi loquentem ad me de domo
44- 5 Audi omnia quæ ego loquor ad te
Dan. 1-19 Cumque eis locutus fuisset rex
2- 9 Ut loquamini mihi donec tempus pertranseat
Ut sciam quod interpretationem... veram loquamini
-20 Et locutus ait: Sit nomen Domini benedictum
-24 Sic ei locutus est: Sapientes... ne perdas
-47 Loquens ergo rex, ait Danieli: Vere Deus..
3-36 Quibus locutus es pollicens
-96 Quæcumque locuta fuerit blasphemiam... dispereat
4- 5 Et somnium coram ipso locutus sum
6- 6 Sic locuti sunt ei: Dari rex, in ætern. vive
-12 Accedentes locuti sunt regi super edicto
7- 8 Et os loquens ingentia
-11 Sermonum... quos cornu illud loquebatur
-20 Os loquens grandia, et majus erat cæteris
-25 Et sermones contra Excelsum loquetur
8-13 Et audivi unum de sanctis loquentem
Dixit unus sanctus alteri nescio cui loquenti
-18 Cumque loqueretur ad me, collapsus sum
9- 6 Qui locuti sunt in nomine tuo regibus nostris
-12 Et statuit sermones suos, quos locutus est
-20 Cumque adhuc loquerer, et orarem
-21 Adhuc me loquente in oratione
-22 Et docuit me, et locutus est mihi
10-11 Intellige verba, quæ ego loquor ad te
-15 Cumq. loqueretur mihi hujuscemodi verbis
-16 Et aperiens os meum locutus sum
-17 Servus domini mei loqui cum domino meo
-19 Cumq. loqueretur mecum, convalui, et dixi
Loquere, domine mi, quia confortasti me
11-27 Ad mensam unam mendacium loquentur
-36 Advers. Deum deorum loquetur magnifica
13- 5 De quibus locutus est Dominus
-27 Postquam autem senes locuti sunt
-47 Quis est iste sermo quem tu locutus es?
-49 Quia falsum testimonium locuti sunt
-57 Et illæ timentes loquebantur vobis
-58 Sub qua arbore comprehenderis eos loquentes sibi
Osee. 1- 2 Principium loquendi Domino in Osee

Osee. 2-14 In solitudinem : et loquar ad cor ejus
7-13 Et ipsi locuti sunt contra me mendacia
10- 4 Loquimini verba visionis inutilis
12- 4 Et ibi locutus est nobiscum
-10 Et locutus sum super prophetas
13- 1 Loquente Ephraïm, horror invasit Israël
Joel. 3- 8 Quia Dominus locutus est
Amos. 3- 1 Audite verbum quod locutus est Dominus
- 8 Do. Deus locutus est quis non prophetabit?
5-10 Et loquentem perfecte abominati sunt
Abdiæ. -18 Quia Dominus locutus est
Jonæ. 3- 2 Prædicationem, quam ego loquor ad te
-10 Malitiam, quam locutus fuerat ut faceret
Mich. 2- 6 Ne loquamini loquentes : Non stillabit super
-11 Et mendacium potius loquerer
4- 4 Quia os Domini exercituum locutum est
6- 1 Audite quæ Dominus loquitur : Surge
-12 Et habitantes in ea loquebantur mendacium
7- 3 Magnus locutus est desiderium animæ suæ
Habac. 3- 9 Juramenta tribubus quæ locutus es
Soph. 3-13 Nec loquentur mendacium
Aggæi. 2- 3 Loquere ad Zorobabel filium Salathiel
-22 Loquere ad Zorobabel ducem Juda
Zach. 1- 9 Dixit ad me Angelus, qui loquebatur in me
-13 Dominus Angelo, qui loquebatur in me
-14 Dixit ad me Angelus, qui loquebatur in me
-19 Dixi ad Angelum, qui loquebatur in me
2- 3 Angelus qui loquebatur in me egrediebatur
- 4 Curre, loquere ad puerum istum
4- 1 Reversus est Angelus, qui loquebatur in me
- 4 Aio ad Angelum, qui loquebatur in me
- 5 Respondit Angelus, qui loquebatur in me
5- 5 Egressus est Angelus, qui loquebatur in me
-10 Et dixi ad Angelum, qui loquebatur in me
6- 4 Et dixi ad Angelum, qui loquebatur in me
- 8 Et vocavit me, et locutus est ad me
-12 Et loqueris ad eum, dicens : Hæc ait Dom.
7- 3 Ut dicerent sacerdotibus.. et prophetis, loquentes
- 5 Loquere ad omnem populum terræ
- 7 Numquid non sunt verba, quæ locutus est Dominus
-13 Et factum est sicut locutus est
8-16 Loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo
9-10 Et loquetur pacem gentibus
10- 2 Quia simulacra locuta sunt inutile
Et somniatores locuti sunt frustra
13- 3 Non vives : quia mendacium locutus es
Malac. 3-14 Et dixistis : Quid locuti sumus contra te?
-16 Tunc locuti sunt timentes Dominum
1 Mac. 1-25 Et locutus est in superbia magna
-31 Et locutus est ad eos verba pacifica in dolo
2-23 Ut cessavit loqui verba hæc, accessit quidam
3-23 Ut cessavit autem loqui, insiluit in eos subito
4-19 Et adhuc loquente Juda hæc, ecce apparuit
7-10 Et locuti sunt ad Judam et ad fratres
-15 Et locutus est cum eis verba pacifica
-34 Sprevit eos, et polluit : et locutus est superbe
-42 Et sciant cæteri quia male locutus est
9-55 Nec ultra potuit loqui verbum, et mandare
13-17 Cognovit Simon quia cum dolo loqueretur
2 Mac. 1- 2 Meminerit testamenti sui, quod locutus est
4- 1 Simon autem... male loquebatur de Onia
7- 4 Jussit, ei qui prior fuerat locutus, amputari linguam
9- 4 Quod ita superbe locutus est se venturum
12-14 Blasphemantes, ac loquentes quæ fas non est
Matth. 6- 7 Orantes autem, nolite multum loqui
9-18 Hæc illo loquente ad eos... unus accessit
-33 Et ejecto dæmonio, locutus est mutus
10-19 Nolite cogitare quomodo aut quid loquamini : dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini
-20 Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis
12-22 Et curavit eum, ita ut loqueretur
-34 Quomodo potestis bona loqui cum sitis mali?
Ex abundantia enim cordis os loquitur
-36 Quod locuti fuerint homines, reddent rationem
-46 Adhuc eo loquente ad turbas, ecce mater ej. et fratres stabant foris quærentes loqui ei
13- 3 Et locutus est eis multa in parabolis, dicens
-10 Dixerunt ei : Quare in parabolis loqueris eis
-13 In parabolis loquor eis : quia videntes non vident
-33 Aliam parabolam locutus est eis
-34 Hæc omnia locutus est Jesus in parabolis
Et sine parabolis non loquebatur eis
14-27 Statimque Jesus locutus est eis, dicens
15-31 Ita ut turbæ mirarentur, videntes mutos loquentes
17- 3 Apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes

Matth. 17- 5 Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos
23- 1 Tunc Jesus locutus est ad turbas et ad Discipulos
26-47 Adhuc eo loquente, ecce Judas unus de duodecim
28-18 Et accedens Jesus locutus est eis, dicens
Marc. 1-34 Et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant
2- 2 Convenerunt multi.. et loquebatur eis verb.
- 7 Quid hic sic loquitur? blasphemat
4-33 Et talibus multis parabolis loquebatur eis
-34 Sine parabola autem non loquebatur eis
5-35 Adhuc eo loquente, veniunt ab archisynagogo
6-50 Et statim locutus est cum eis, et dixit eis
7-35 Solutum est vinculum linguæ ejus, et loquebatur recte
-37 Et surdos fecit audire, et mutos loqui
8-32 Et palam verbum loquebatur
9- 3 Elias cum Moyse : et erant loquentes cum Jesu
-38 Nemo est e. qui.. possit cito male loqui de me
12- 1 Et cœpit illis in parabolis loqui
13-11 Nolite præcogitare quid loquamini; sed quod datum vobis fuerit in illa hora, id loquimini; non enim vos estis loquentes, sed Spiritus sanctus
14-43 Adhuc eo loquente : venit Judas Iscariotes
16-17 Dæmonia ejicient : linguis loquentur novis
-19 Postquam locutus est eis, assumptus est
Luc. 1-19 Missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare
-20 Non poteris loqui usq. in diem quo hæc fiant
-22 Egressus autem non poterat loqui ad illos
-55 Sicut locutus est ad patres nostros Abraham
-64 Et loquebatur benedicens Deum
-70 Sicut locutus est per os sanctorum
2-15 Pastores loquebantur ad invicem
-38 Loquebatur de illo omnibus qui expectabant
-50 Non intellexerunt verbum quod locutus est
4-41 Et increpans non sinebat ea loqui
5- 4 Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem
-21 Quis est hic, qui loquitur blasphemias?
6-45 Ex abundantia enim cordis os loquitur
7-15 Et resedit qui erat mortuus, et cœpit loqui
-32 Et loquentibus ad invicem, et dicentibus
8-49 Adhuc illo loquente, venit quidam
9-11 Excepit eos, et loquebatur illis de regno Dei
-30 Et ecce duo viri loquebantur cum illo
-34 Hæc autem illo loquente, facta est nubes
11-14 Locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ
-37 Et cum loqueretur, rogavit illum quidam
12- 3 Quod in aurem locuti estis in cubiculis
22- 4 Locutus est cum principibus sacerdotum
-47 Adhuc eo loquente, ecce turba
-60 Continuo adhuc illo loquente cantavit gallus
23-20 Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere
24- 6 Recordamini qualiter locutus est vobis
-14 Ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus
-25 In omnibus quæ locuti sunt prophetæ
-32 Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via
-36 Dum a. hæc loquuntur, stetit Jesus in medio
-44 Hæc sunt verba, quæ locutus sum ad vos
Joan. 1-37 Et audierunt eum duo Discipuli loquentem
3-11 Amen dico tibi, quia quod scimus loquimur
-31 Qui est de terra, de terra est, et de terra loquitur
-34 Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur
4-26 Dicit ei Jesus : Ego sum, qui loquor tecum
-27 Et mirabantur quia cum muliere loquebatur
Quid quæris, aut quid loqueris cum ea?
6-64 Verba, quæ ego locutus sum vobis, spiritus
7-13 Nemo tamen palam loquebatur de illo
-17 Utrum ex Deo sit, an ego a me ipso loquar
-18 Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit
-26 Et ecce palam loquitur, et nihil ei dicunt
-46 Nunquam sic locutus est homo, sicut hic
8-12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens
-20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio
-25 Dixit eis Jesus : Principium, qui et loquor
-26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare
Quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo
-28 Sed sicut docuit me Pater, hæc loquor
-30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum
-38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor
-40 Qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo
-44 Non est veritas in eo, cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus
9-21 Ætatem habet, ipse de se loquatur
-29 Nos scimus quia Moysi locutus est Deus
-37 Vidisti eum, et qui loquitur tecum, ipse est

Joan. 10- 6 Non cognoverunt quid loqueretur eis
-25 Respondit... Loquor vobis, et non creditis
12-29 Alii dicebant : Angelus ei locutus est
-36 Hæc locutus est Jesus : et abiit, et abscondit se
-41 Quando vidit gloriam ej., et locutus est de eo
-48 Sermo, quem locutus sum, ille judicabit eum
-49 Quia ego ex me ipso non sum locutus
Mandatum dedit quid dicam, et quid loquar
-50 Quæ ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic loquor
14-10 Verba, quæ ego loquor vobis, a me ipso non loquor
-25 Hæc locutus sum vobis, apud vos manens
-30 Jam non multa loquar vobiscum
15- 3 Propter sermonem quem locutus sum vobis
-11 Hæc locutus sum vobis, ut gaudium meum
-22 Si non venissem, et locutus fuissem eis
16- 1 Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini
- 4 Sed hæc locutus sum vobis
- 6 Quia hæc locutus sum vobis tristitia implevit
-13 Non enim loquetur a semetipso
Sed quæcumque audiet, loquetur
-18 Dicebant ergo... Nescimus quid loquitur
-25 Hæc in proverbiis locutus sum vobis
Jam non in proverbiis loquar vobis
-29 Dicunt ei... Ecce nunc palam loqueris
-33 Hæc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis
17- 1 Hæc locutus est Jesus : et sublevatis oculis..
-13 Ad te venio : et hæc loquor in mundo
18-20 Ego palam locutus sum mundo
Et in occulto locutus sum nihil
-21 Interroga eos qui audierunt quid locutus sim
-23 Si male locutus sum, testimonium perhibe
19-10 Dicit ergo ei Pilatus : Mihi non loqueris?
Act. 1- 3 Apparens eis, et loquens de regno Dei
2- 4 Et cœperunt loqui variis linguis
- 6 Audiebat unusq. lingua sua illos loquentes
- 7 Nonne... isti, qui loquuntur, Galilæi sunt
-11 Audivimus eos loquentes nostris linguis
-14 Levavit vocem suam, et locutus est eis
-31 Providens locutus est de resurrect. Christi
3-21 Quæ locutus est Deus per os sanctorum
-22 Juxta omnia quæcumq. locutus fuerit vobis
-24 Qui locuti sunt, annuntiaverunt dies istos
4- 1 Loquentibus autem illis ad populum
-17 Ne ultra loquantur in nomine hoc ulli
-18 Denuntiaverunt ne omnino loquerentur
-20 Non e. possumus quæ.. audivimus non loqui
-29 Da... cum omni fiducia loqui verbum tuum
-31 Et loquebantur verbum Dei cum fiducia
5-20 Ite, et stantes loquimini in templo plebi
-40 Denuntiaverunt ne omnino loquerentur
6-10 Non poterant resistere...et Spiritui, qui loquebatur
-13 Non cessat loqui verba adversus locum sanctum
7- 6 Locutus est autem ei Deus
-38 Qui loquebatur ei in monte Sina
-44 Deus loquens ad Moysen, ut faceret illud
8-25 Et locuti verbum Domini, redibant
-26 Angelus a. Domini locutus est ad Philippum
9-27 Narravit illis... et quia locutus est ei
-29 Loquebatur quoq. gentibus : et disputabat
10- 7 Cum discessisset Angelus, qui loquebatur
-27 Loquens cum illo intravit, et invenit multos
-44 Loquente Petro verba hæc, cecidit Spiritus
-46 Audiebant enim illos loquentes linguis
11-14 Loquetur tibi verba, in quibus salvus eris
-15 Cum autem cœpissem loqui, cecidit Spiritus
-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
-20 Loquebantur et ad Græcos, annuntiantes
13-42 Rogabant ut sequenti sabbato loquerentur
-43 Qui loquentes suadebant eis ut permanerent
-46 Vobis oportebat primum loqui verbum De
14- 1 Et loquerentur, ita ut crederet... copiosa multitudo
- 8 Hic audivit Paulum loquentem
-24 Et loquentes verbum Domini in Perge
16- 6 Vetati sunt a Spiritu sancto loqui verbum Dei in Asia
-13 Et sedentes loquebamur mulieribus
-32 Et locuti sunt ei verbum Domini
18- 9 Noli timere, sed loquere, et ne taceas
-25 Et fervens spiritu loquebatur, et docebat
19- 6 Et loquebantur linguis, et prophetabant
- 8 Cum fiducia loquebatur per tres menses
20-30 Ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa
21-37 Dicit tribuno: Si licet mihi loqui aliquid ad t
-39 Rogo a. te, permitte mihi loqui ad populun
22- 2 Quia Hebræa lingua loqueretur ad illos
- 9 Vocem a. non audierunt ejus qui loquebatu

Act. 23- 9 Quid si Spiritus locutus est ei, aut Angelus?
-18 Perducere ad te, habentem aliquid loqui tibi
-22 Dimisit... præcipiens ne cui loqueretur
24-26 Accersens eum, loquebatur cum eo
25-12 Tunc Festus cum concilio locutus, respondit
26- 1 Permittitur tibi loqui pro temetipso
-14 Audivi vocem loquentem mihi Hebraïca lingua
-22 Ea quæ Prophetæ locuti sunt futura esse
-24 Hæc loquente eo, et rationem reddente
-25 Sed veritatis et sobrietatis verba loquor
-26 Scit... rex, ad quem et constanter loquor
-31 Loquebantur ad invicem, dicentes
28-21 Nuntiavit, aut locutus est quid de te malum
-25 Bene Spiritus sanctus locutus est per Isaïam
Rom. 3-19 Scimus autem quoniam quæcumque lex loquitur, iis, qui in lege sunt, loquitur
7- 1 Scientibus enim legem loquor
15-18 Non enim audeo aliquid loqui eorum
1 *Cor.* 2- 6 Sapientiam autem loquimur inter perfectos
- 7 Loquimur Dei sapientiam in mysterio
-13 Quæ et loquimur non in doctis... verbis
3- 1 Non potui vobis loqui quasi spiritualibus
10-15 Ut prudentibus loquor, vos ipsi judicate
12- 3 Quod nemo in Spiritu Dei loquens, dicit
-30 Numquid omnes linguis loquuntur?
13- 1 Si linguis hominum loquar, et Angelorum
-11 Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus
14- 2 Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo: nemo enim audi
Spiritu autem loquitur mysteria
- 3 Qui prophetat, hominibus loquitur
- 4 Qui loquitur lingua, semetipsum ædificat
- 5 Volo autem omnes vos loqui linguis
Major est, qui prophetat, quam qui loquitur linguis
- 6 Fratres, si venero ad vos linguis loquens
Nisi vobis loquar aut in revelatione
- 9 Eritis enim in aëra loquentes
-11 Ero ei, cui loquor, barbarus: et qui loquitur, mihi barbarus
-13 Ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur
-18 Quod omnium vestrum lingua loquor
-19 Volo quinque verba sensu meo loqui
-21 In aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic
-23 Si ergo... et omnes linguis loquantur
-27 Sive lingua quis loquitur
-28 Taceat in Ecclesia, sibi autem loquatur, et Deo
-34 Mulieres... taceant, non enim permittitur eis loqui
-35 Turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia
-39 Fratres... et loqui linguis nolite prohibere
15-34 Ad reverentiam vobis loquor
2 *Cor.* 2-17 Sicut ex Deo, coram Deo in Christo loquimur
4-13 Credidi, propter quod locutus sum
Et nos credimus, propter quod et loquimur
7-14 Omnia vobis in veritate locuti sumus
11-17 Quod loquor, non loquor secundum Deum
12- 4 Audivit..verba, quæ non licet homini loqui
-19 Coram Deo in Christo loquimur
13- 3 Qui in me loquitur Christus
Ephes. 4-25 Deponentes mendacium, loquimini veritat.
5-19 Loquentes vobismetipsis in Psalmis
6-20 Ut in ipso audeam, prout oportet me, loqui
Philip. 1-14 Auderent sine timore verbum Dei loqui
Colos. 4- 3 Ad loquendum mysterium Christi
- 4 Ut manifestem illud ita ut oportet me loqui
1 *Thes.* 1- 8 Ut non sit nobis necesse quidquam loqui
2- 2 Fiduciam habuimus... loqui ad vos Evangelium Dei
- 4 Ita loquimur, non quasi hominibus placentes
-16 Prohibentes nos gentibus loqui ut salvæ fiant
1 *Tim.* 1- 7 Non intelligentes, neque quæ loquuntur
4- 2 In hypocrisi loquentium mendacium
5-13 Et curiosæ, loquentes quæ non oportet
Tit. 2- 1 Tu a. loquere quæ decent sanam doctrinam
-15 Hæc loquere, et exhortare, et argue
Hebr. 1- 1 Olim Deus loquens patribus in Prophetis
- 2 Diebus istis locutus est nobis in Filio
2- 5 Orbem terræ futurum, de quo loquimur
4- 8 Nunquam de alia loqueretur, post hac, die
5- 5 Sed qui locutus est ad eum: Filius meus es tu
6- 9 Confidimus... tametsi ita loquimur
7-14 Nihil de sacerdotibus Moyses locutus est
11- 4 Et per illam defunctus adhuc loquitur
12- 5 Quæ vobis tanquam filiis loquitur, dicens
-24 Aspersionem melius loquentem quam Abel
-25 Videte ne recusetis loquentem. Si e. illi non effugerunt, recusantes eum qui super terram loquebatur: multo magis nos, qui de cœlis loquentem nobis avertimus
Hebr. 13- 7 Qui vobis locuti sunt verbum Dei
Jacob. 1-19 Tardus a. ad loquendum, et tardus ad iram
2-12 Sic loquimini, et sic facite
5-10 Qui locuti sunt in nomine Domini
1 *Petr.* 3-10 Et labia ejus ne loquantur dolum
4-11 Si quis loquitur, quasi sermones Dei
2 *Petr.* 1-21 Locuti sunt sancti Dei homines
2-16 Mutum animal hominis voce loquens
-18 Superba e. vanitatis loquentes, pelliciunt
3-16 Loquens in eis de his, in quibus sunt quædam difficilia
1 *Joan.* 4- 5 De mundo loquuntur, et mundus eos audit
2 *Joan.* -12 Spero enim me futurum apud vos, et os ad os loqui
3 *Joan.* -14 Spero... te videre, et os ad os loquemur
Judæ. -15 Quæ locuti sunt contra Deum peccatores
-16 Et os eorum loquitur superba
Apoc. 1-12 Ut viderem vocem quæ loquebatur mecum
4- 1 Et vox... tanquam tubæ loquentis mecum
10- 3 Locuta sunt septem tonitrua voces suas
- 4 Cum locuta fuissent septem tonitrua
Signa quæ locuta sunt septem tonitrua
- 8 Audivi vocem de cœlo iterum loquentem
13- 5 Datum est ei os loquens magna et blasphemias
-11 Habebat cornua...et loquebatur sicut draco
-15 Datum est illi...et ut loquatur imago bestiæ
17- 1 Et locutus est mecum, dicens: Veni
21- 9 Et locutus est mecum, dicens: Veni
-15 Qui loquebatur mecum, habebat mensuram

LORAMENTUM.

Eccli. 22-19 Loramentum ligneum colligatum in fundamento ædificii non dissolvetur

LORICA.

1 *Reg.* 17- 5 Et lorica squamata induebatur
Pondus loricæ ejus, quinque millia siclorum
-38 Imposuit galeam... et vestivit eum lorica
2 *Par.* 26-14 Præparavit... et galeas, et loricas, arcusq.
2 *Esdr.* 4-16 Et lanceæ, et scuta, et arcus, et loricæ
Eccli. 43-22 Et sicut lorica induet se aquis
Isai. 59-17 Indutus est justitia ut lorica
Jerem. 46- 4 Polite lanceas, induite vos loricis
Ezech. 23-24 Lorica, et clypeo, et galea armabuntur
38- 4 Vestitos loricis universos
1 *Mac.* 3- 3 Et induit se loricam sicut gigas
6- 2 Et illic velamina aurea, et loricæ, et scuta
-35 Et astiterunt singulis elephantis mille viri in loricis concatenatis
-43 Et vidit Eleazar filius Saura unam de bestiis loricatam loricis regis
2 *Mac.* 5- 3 Splendorem, omnisque generis loricarum
Ephes. 6-14 State... et induti loricam justitiæ
1 *Thes.* 5- 8 Induti loricam fidei et charitatis
Apoc. 9- 9 Et habebant loricas sicut loricas ferreas
-17 Habebant loricas igneas, et hyacinthinas

LORICATUS.

Jerem. 51- 3 Non tendat qui tendit arcum suum, et non ascendat loricatus
1 *Mac.* 4- 7 Viderunt castra gentium valida, et loricatos
6-43 Vidit..unam de bestiis loricatam loricis regis

LORUM.

3 *Reg.* 7-29 Quasi lora ex ære dependentia
Job. 39-10 Alligabis rhinocerota ad arandum loro tuo?
Eccli. 33-27 Jugum et lorum curvant collum durum
Act. 22-25 Et cum astrinxissent eum loris, dicit astanti

LOT *vel* LOTH.

Anno mundi 2048, *ante J. Ch.* 2006. *Filius Aran filii Thare, qui etiam pater erat Abrahæ et Nachor. Insuper et Loth frater erat Sarai uxoris Abrahæ. Natus est in Chaldæa juxta plagam Occidentalem Euphratis. Thare adhuc vivente, mortuus est Aran pater Loth in Ur Chaldæorum, id est, in incendio Chaldæorum; quod ignem noluerit adorare, quem Chaldæi colebant, ab eis igne est consumptus; ex quo Abram Dei auxilio liberatus fugit ducens secum Loth filium fratris sui. Quam narrationem sanctus Hieronymus licet fabulosam rejicere videatur, tamen postea approbat. Facti sunt ambo divites in possessione auri et argenti, præsertimque in gregibus ovium, in armentis et tabernaculis, nec poterat eos capere terra ut habitarent simul propter pecorum multitudinem, unde facta est rixa inter pastores gregum Abram et Loth. Ergo præ nimia opulentia separati sunt; Loth Jordanis fines elegit, et terram Sodomorum in habitationem, ubi eum ab hostibus captum Abram liberavit. Aliquando ad fores civitatis sedens ut peregrinos prætereuntes hospitio prior acciperet, eosque simul ab injuria protegeret, vidit duos Angelos quos suscepit. Post autem convivium illis factum, et antequam cubitum irent, venerunt Sodomitæ, qui a puero ad senem gyraverunt domum, vocantes Loth et dicentes:* Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte? educ eos huc, ut cognoscamus eos. *Loth vero aspectu et auditu justus, nequibat videre et audire turpia quæ perpetrabant nefandi Sodomitæ, et duas filias præoptans stupro objicere Sodomitis, ne peregrinis odiosa vis inferretur, perturbatus, nec satis intelligens se non posse stupro filias exponere, quæ a Sodomitis non expetebantur, obtulit illas libidini eorum; quas non admittentes Sodomitæ, vim faciebant Loth vehementissime, jamque prope erat ut effringerent fores domus ejus, illique atrociter minabantur. Tum vero duo viri arripientes Loth et introducentes, clauserunt ostium, et eos qui foris erant cæcitate percusserunt, hospitique revelaverunt urbem esse delendam. Loth autem cum prædixit interitum Sodomorum generis suis, ridere visus est, cui Deus præcepit ut civitate egrederetur salvandæ familiæ causa. Tum Dominus super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem de cælo fudit, et subvertit civitates has, omnemque circa regionem, et universos habitatores urbium; nec hoc igne tantum conflagrarunt, sed et* facti sunt exemplum ignis æterni pœnam sustinentes. *Respiciens uxor Loth post se, non verbis Angeli credens,* versa est in statum salis, *quæ esset perpetuum incredulitatis exemplum; nam adhuc extare hodie eam inter montem Engaddi, quo confugit Loth, et mare Mortuum, dicunt ii qui in has regiones peregrinati sunt. Loth ereptus Dei misericordia, adhuc timens, exiit a Segor civitate, quam precibus liberaverat, habitavitque in spelunca, ubi inebriatus a duabus filiabus de servando semine consulentibus, inscius incestum duplex commisit cum utraque; unde ortum habuerunt Moabitæ et Ammonitæ. Crediderat enim utraque soror cunctos mortales extinctos incendio, ut olim diluvio submersos a parente audiverant; itaque studio reparandi humani generis ad facinus incitatæ sunt. Nec tamen excusandæ, nam a congressu cum parente naturali reverentia avertendæ erant, et ex Loth poterant quærere, num viri superstites flammas illas effugissent. Propter ebrietatem non discrevit Loth an filia esset, etenim ebrietate victus, uxorem suam putavit accubare, immemor illam mortuam. Itaque Loth culpandus est quidem; non tamen quantum ille incestus, sed quantum illa meretur ebrietas, inquit sanctus Augustinus.*

Gen. 11-27 Porro Aran genuit Lot
-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum, et Lot filium Aran
12- 4 Sicut præcep. ei Do., et ivit cum eo Lot
- 5 Tulitque Saraï...et Lot filium fratris sui
13- 1 Et Lot cum eo, ad Australem plagam
- 5 Sed et Lot, qui erat cum Abram, fuerunt greges ovium, et armenta
- 7 Rixa inter pastores gregum Abram et Lot
- 8 Dixit ergo Abram ad Lot: Ne, quæso, sit jurg.
-10 Elevatis itaque Lot oculis, vidit omnem
-11 Elegitq. sibi Lot regionem circa Jordanem
-12 Lot vero moratus est in oppidis, quæ erant
-14 Ad Abram, postquam divisus est ab eo Lot
14-12 Necnon et Lot et substantiam ejus
-14 Quod cum audisset Abram, captum videlicet Lot fratrem suum
-16 Reduxitque omnem substantiam, et Lot fratrem suum
19- 1 Et sedente Lot in foribus civitatis
- 5 Vocaveruntq. Lot, et dixerunt ei: Ubi sunt
- 6 Egressus ad eos Lot, post tergum occludens ostium
- 9 Vimque faciebant Lot vehementissime
-10 Introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium
-12 Dixerunt a. ad Lot: Habes hic quempiam
-14 Egressus itaq. Lot, locutus est ad generos
-18 Dixitq. Lot ad eos: Quæso, Domine mi
-23 Et Lot ingressus est Segor
-29 Liberavit Lot de subversione urbium
-30 Ascenditq. Lot de Segor, et mansit in monte
-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre
Deut. 2- 9 Quia filiis Lot tradidi Ar in possessionem
-19 Quia filiis Lot dedi eam in possessionem
Psal. 82- 9 Facti sunt in adjutorium filiis Lot

Eccli. 16- 9 Et non pepercit peregrinationi Lot
Luc. 17-28 Similiter sicut factum est in diebus Lot
-29 Qua die a. exiit Lot a Sodomis, pluit ignem
-32 Memores estote uxoris Lot
2 Petr. 2- 7 Et justum Lot oppressum a nefandorum injuria... eripuit

LOTAN *vel* LOTHAN.

Filius primogenitus Seir Horræi. Duos Lothan habuit filios, Hori et Heman, habebatque sororem nomine Thamna.

Gen. 36-20 Lotan, et Sobal, et Sebeon, et Ana
-22 Facti sunt autem filii Lotan, Hori et Heman
Erat autem soror Lotan, Thamna
-29 Dux Lotan, dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana
1 Par. 1-38 Filii Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana
-39 Filii Lotan: Hori, Homam. Soror autem Lotan fuit Thamna

LUBRICO, AS.

Thren. 4-18 Lubricaverunt vestigia nostra, in itinere

LUBRICUS.

Psal. 34- 6 Fiat via illorum tenebræ et lubricum
Prov. 26-28 Et os lubricum operatur ruinas
Jerem. 23-12 Idcirco via eorum erit quasi lubricum in tenebris
38-22 Demerserunt in cœno et in lubrico pedes tuos

LUCAS.

Lucas, Evangelista tertius, oriundus erat ex Antiochia Syriæ, a paganismo ad fidem Jesu Christi conversus studio et prædicationibus Apostolorum præsertimque sancti Pauli, cujus factus est discipulus, comes et adjutor in prædicatione Evangelii. Medicus et pictor erat. De illius morte nihil habemus certi, quam alii aliter narrant. Festivitatem Lucæ celebrat Ecclesia die Octobris decima octava. Evangelium in Achaiæ et Beotiæ partibus Græce eum scripsisse tradit sanctus Hieronymus. Scripsit etiam Actus Apostolorum, quem librum Syri vocant Historiam Apostolorum; *Tertullianus,* Commentarium Lucæ; *sanctus Chrysostomus,* Librum dogmatum de Spiritu sancto; *Œcumenius,* Evangelium Spiritus sancti; *quod in eo narrentur quæ Spiritus instinctu, Apostoli maxime memoranda gessere.*

Colos. 4-14 Salutat vos Lucas medicus charissimus
2 Tim. 4-11 Lucas est mecum solus. Marcum assume
Phile. -24 Demas, et Lucas, adjutores mei

LUCEO.

Gen. 1-15 Ut luceant in firmamento cœli, et illuminent
-17 Et posuit eas in firmamento cœli, ut lucerent super terram
Exod. 25-37 Super candelabrum, ut luceant ex adverso
27-21 Ut usque mane luceat coram Domino
Levit. 13- 2 Color sive pustula, aut quasi lucens quippiam
- 4 Sin autem lucens candor fuerit in cute
-39 Si deprehenderit subobscurum alborem lucere in cute
14-56 Erumpentium papularum, lucentis maculæ
Num. 8- 2 Contra eam partem, quam candelabrum respicit, lucere debebunt
2 Par. 4-20 Ut lucerent ante oraculum juxta ritum
Job. 41-23 Post eum lucebit semita
Psal. 104-39 Expandit...ignem, ut luceret eis per noctem
Prov. 17-24 In facie prudentis lucet sapientia
Eccle. 8- 1 Sapientia hominis lucet in vultu ejus
Sap. 5- 6 Et justitiæ lumen non luxit nobis
Eccli. 50- 6 Et quasi luna plena in diebus suis lucet
Isai. 60-19 Non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem
Baruc. 3-35 Et luxerunt ei cum jucunditate, qui fecit
6-66 Neque ut sol lucebunt, neque illuminabunt
1 Mac. 4-50 Quæ super candelabrum erant et lucebant in templo
Matth. 5-15 Ut luceat omnibus qui in domo sunt
-16 Sic luceat lux vestra coram hominibus
Joan. 1- 5 Et lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt
5-35 Ille erat lucerna ardens, et lucens
Philip. 2-15 Inter quos lucetis sicut luminaria in mundo
2 Petr. 1-19 Quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco
1 Joan. 2- 8 Transierunt, et verum lumen jam lucet
Apoc. 1-16 Et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua
8-12 Ita ut obscuraretur tertia pars eor., et diei non luceret pars tertia, et noctis similiter
18-23 Et lux lucernæ non lucebit in te amplius
21-23 Civitas non eget sole, neque luna, ut luceant in ea

LUCERNA.

Exod. 25-37 Facies et lucernas septem, et pones eas super
27-20 Piloq. contusum, ut ardeat lucerna semper
30- 7 Quando componet lucernas, incendet illud
35-14 Vasa illius et lucernas, et oleum ad nutrim.
37-23 Fecit et lucernas septem cum emunctoriis
39-36 Candelabrum, lucernas, et utensilia earum
40- 4 Candelabrum stabit cum lucernis suis
-23 Locatis per ordinem lucernis, juxta præcep.
Levit. 24- 2 Ad concinnandas lucernas jugiter
Num. 4- 9 Quo operient candelabrum cum lucernis
Quæ ad concinnandas lucernas necessaria sunt
-16 Pertinet oleum ad concinnandas lucernas
8- 2 Et dices ad eum: Cum posueris septem lucernas
Lucernæ contra Boream e regione respiciant
- 3 Et imposuit lucernas super candelabrum
1 Reg. 3- 3 Lucerna Dei antequam extingueretur
2 Reg. 21-17 Ne extinguas lucernam Israël
22-29 Quia tu lucerna mea, Domine
3 Reg. 7-49 Quasi lilii flores et lucernas desuper aureas
11-36 Ut remaneat lucerna David servo meo
15- 4 Dedit ei Do. Deus suus lucernam in Jerus.
4 Reg. 8-19 Sicut promiserat ei, ut daret illi lucernam
1 Par. 28-15 In candelabra aurea, et ad lucernas eorum
Uniuscujusque candelabri et lucernarum
In candelabra argentea, et in lucernas eor.
2 Par. 4-20 Candelabra quoque cum lucernis suis
-21 Florentia quædam, et lucernas, et forcipes
13-11 Estque apud nos candelabrum aureum, et lucernæ ejus
21- 7 Quia promiserat ut daret ei lucernam
29- 7 Clauserunt ostia... et extinxerunt lucernas
Job. 18- 6 Et lucerna, quæ super eum est, extinguetur
21-17 Quoties lucerna impiorum extinguetur
29- 3 Quando splendebat lucerna ejus super caput
Psal. 17-29 Quoniam tu illuminas lucernam meam, Do.
118-105 Lucerna pedibus meis verbum tuum
131-17 Paravi lucernam Christo meo
Prov. 6-23 Quia mandatum lucerna est, et lex lux
13- 9 Lucerna autem impiorum extinguetur
20-20 Extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris
-27 Lucerna Domini spiraculum hominis
21- 4 Lucerna impiorum peccatum
24-20 Et lucerna impiorum extinguetur
31-18 Non extinguetur in nocte lucerna ejus
Eccli. 26-22 Lucerna splendens super candelabrum
Jerem. 25-10 Perdamq... vocem molæ, et lumen lucernæ
Baruc. 6-18 Lucernas accendunt illis, et quidem multas
Soph. 1-12 Scrutabor Jerusalem in lucernis: et visitabo
Zach. 4- 2 Et septem lucernæ ejus super illud: et septem infusoria lucernis
1 Mac. 4-50 Posuerunt super altare, et accenderunt lucernas
2 Mac. 1- 8 Accendimus lucernas et proposuimus panes
10- 3 Et lucernas, et panes propositionis posuerunt
Matth. 5-15 Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio
6-22 Lucerna corporis tui est oculus tuus
Marc. 4-21 Numquid venit lucerna ut sub modio ponatur
Luc. 8-16 Nemo a. lucernam accendens, operit eam
11-33 Nemo lucernam accendit, et in abscondito ponit
-34 Lucerna corporis tui, est oculus tuus
-36 Et sicut lucerna fulgoris illuminabit te
12-35 Et lucernæ ardentes in manibus vestris
15- 8 Nonne accendit lucernam, et everrit domum
Joan. 5-35 Ille erat lucerna ardens et lucens
2 Petr. 1-19 Benefacitis attendentes, quasi lucernæ lucenti
Apoc. 18-23 Et lux lucernæ non lucebit in te amplius
21-23 Claritas Dei illuminavit eam, et lucerna ejus est Agnus
22- 5 Et non egebunt lumine lucernæ

LUCESCO.

Matth. 28- 1 Quæ lucescit in prima sabbati

LUCIDE.

Deut. 27- 8 Et scribes super lapides omnia verba legis hujus plane et lucide

LUCIDUS, A, UM.

Exod. 30-34 Galbanum boni odoris, et thus lucidissimum
Levit. 24- 2 Oleum de olivis purissimum, ac lucidum
- 7 Et pones super eos thus lucidissimum
Psal. 18- 9 Præceptum Do. lucidum, illuminans oculos
Eccli. 17-30 Quid lucidius sole? et hic deficiet
23-28 Multo plus lucidiores sunt super solem
Matth. 6-22 Totum corpus tuum lucidum erit
17- 5 Eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit
Luc. 11-34 Totum corpus tuum lucidum erit
-36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit
Erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris

LUCIFER.

Lucifer et vesper eadem est stella; sed lucifer dicitur cum mane solem modo oriturum antecedit; vesper autem, cum illum jam sub horizonte conditum sequitur. Isaias autem intelligit regem Babylonis, qui ut lucifer stella conspicue splendebat propter claritatem regiæ dignitatis et famam potentiæ. Solet etiam locus Isaiæ bene accommodari diabolo, qui a Deo creatus cum splendore gratiæ, fulgebat ut lucifer stella matutina, gloria et majestate potestatis.

Job. 11-17 Cum te consumptum putaveris, orieris ut lucifer
38-32 Numquid producis luciferum in tempore suo
Psal. 109- 3 Ex utero ante luciferum genui te
Isai. 14-12 Quomodo cecidisti de cœlo, lucifer, qui mane oriebaris?
2 Petr. 1-19 Donec... lucifer oriatur in cordibus vestris

LUCIUS I.

Salianus et alii quoque putant hunc esse Lucium Calphurnium Pisonem; alii L. Furium, consulem anno Urbis conditæ 617.

1 Mac. 15 16 Lucius consul Romanorum, Ptolemæo regi salutem

LUCIUS II.

Discipulus cognatusque sancti Pauli. Cyrene oriundus erat, cujus urbis quidem episcopus fuit, ut legitur in Romano Martyrologio die sexta Maii et die vigesima secunda Aprilis. Quem vero laudat Apostolus in sua ad Romanos Epistola, nonnulli existimant esse Lucam Evangelistam.

Act. 13- 1 Et Lucius Cyrenensis, et Manahen
Rom. 16-21 Salutat vos... et Lucius, et Jason, et Sosipater

LUCRIFACIO.

Act. 27-21 Lucrique facere injuriam hanc et jacturam
1 Cor. 9-19 Omnium me servum feci, ut plures lucrifacerem
-21 Ut eos, qui sub lege erant, lucrifacerem
Ut lucrifacerem eos, qui sine lege erant
-22 Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem
Philip. 3- 8 Arbitror ut stercora, ut Christ. lucrifaciam
1 Petr. 3- 1 Per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant

LUCROR.

Eccli. 20-25 Et lucratus est eum inimicum gratis
Matth. 16-26 Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur
18-15 Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum
25-16 Et lucratus est alia quinque
-17 Qui duo acceperat, lucratus est alia duo
-22 Ecce alia duo lucratus sum
Marc. 8-36 Quid enim proderit homini, si lucretur mundum totum
Luc. 9-25 Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum
1 Cor. 9-20 Factus sum Judæis tanquam Judæus, ut Judæos lucrarer

LUCRUM.

Prov. 12-27 Non inveniet fraudulentus lucrum
Sap. 15-12 Conversationem vitæ compositam ad lucrum
Ezech. 22-27 Ad perdendas animas, et avare ad sectanda lucra
Philip. 1-21 Mihi e. vivere Christus est, et mori lucrum
3- 7 Sed quæ mihi fuerunt lucra
1 Tim. 3- 8 Non turpe lucrum sectantes
Tit. 1- 7 Non percussorem, non turpis lucri cupidum
-11 Docent. quæ non oportet, turpis lucri gratia
Jacob. 4-13 Mercabimur et lucrum faciemus
1 Petr. 5- 2 Neque turpis lucri gratia, sed voluntarie

LUCTOR.

Gen. 32-24 Ecce vir luctabatur cum eo usque mane

LUCTUS.

Gen. 27-41 Venient dies luctus patris mei
38-12 Qui post luctum consolatione suscepta
Deut. 26-14 Non comedi ex eis in luctu meo
2 Reg. 11-27 Transacto autem luctu, misit David, et introduxit eam
19- 2 Et versa est victoria in luctum in die illa
Tobiæ. 2- 5 Manducavit panem cum luctu et tremore

Tobiæ. 2- 6 Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum
Esth. 9-22 Luctus atque tristitia in hilaritatem... conversa sunt
13-17 Et converte luctum nostrum in gaudium
14- 2 Fletibus et luctui apta indumenta suscepit
16-21 Diem... mœroris et luctus eis vertit in gaudium
Job. 30-31 Versa est in luctum cithara mea
Prov. 14-13 Et extrema gaudii luctus occupat
Eccle. 7- 3 Melius est ire ad domum luctus, quam ad domum convivii
Sap. 14-15 Acerbo enim luctu dolens pater
19- 3 Adhuc enim inter manus habentes luctum
Eccli. 22- 6 Musica in luctu importuna narratio
-13 Luctus mortui septem dies
26- 8 Dolor cordis et luctus, mulier zelotypa
38-17 Amare fer luctum illius uno die
-18 Fac luctum secundum meritum ejus uno die
41-14 Luctus hominum in corpore ipsorum
Isai. 60-20 Et complebuntur dies luctus tui
61- 3 Et darem eis... oleum gaudii pro luctu
Jerem. 6-26 Luctum unigeniti fac tibi planctum amarum
31-13 Et convertam luctum eorum in gaudium
-15 Luctus, et fletus Rachel plorantis filios suos
Thren. 5-15 Versus est in luctum chorus noster
Baruc. 4- 9 Adduxit enim mihi Deus luctum magnum
-11 Dimisi autem illos cum fletu et luctu
-23 Emisi enim vos cum luctu et ploratu
-34 Et gaudimonium ejus erit in luctum
5- 1 Exue te, Jerusalem, stola luctus et vexationis tuæ
Ezech. 24-17 Mortuorum luctum non facies
31-15 Induxi luctum, operui eum abysso
Amos. 5-16 Et vocabunt agricolam ad luctum
8-10 Et convertam festivitates vestras in luctum
Ponam eam quasi luctum unigeniti
Mich. 1- 8 Faciam... et luctum quasi struthionum
1 Mac. 1-41 Dies festi ejus conversi sunt in luctum
-42 Et sublimitas ejus conversa est in luctum
2-39 Et luctum habuerunt super eos valde
3-51 Et sacerdotes tui facti sunt in luctum
9-41 Et conversæ sunt nuptiæ in luctum
12-52 Et luxit Israël luctu magno
1 Cor. 5- 2 Non magis luctum habuistis ut tollatur
Jacob. 4- 9 Risus vester in luctum convertatur
Apoc. 18- 7 Tantum date illi tormentum et luctum
Vidua non sum : et luctum non videbo
- 8 Mors, et luctus, et fames, et igne comburetur
21- 4 Mors, ultra non erit, neque luctus, neque clamor

LUCUS.

Exod. 34-13 Confringe statuas, lucosque succide
Deut. 7- 5 Et confringite statuas, lucosque succidite
12- 3 Confringite statuas, lucos igne comburite
16-21 Non plantabis lucum, et omnem arborem
Judic. 6-28 Viderunt... lucumque succisum
3 Reg. 14-15 Fecerunt sibi lucos, ut irritarent Dominum
-23 Ædificaverunt... et lucos, super omnem collem
15-13 Et in luco ejus, quem consecraverat
16-33 Et plantavit lucum : et addidit Achab
18-19 Mitte.. prophetasq. lucorum quadringentos
4 Reg. 13- 6 Siquidem et lucus permansit in Samaria
17-10 Feceruntque sibi statuas, et lucos
-16 Feceruntque sibi conflatiles duos vitulos, et lucos
18- 4 Et succidit lucos, confregitque serpentem
21- 3 Et fecit lucos sicut fecerat Achab rex Israël
- 7 Posuit quoque idolum luci, quem fecerat
23- 4 Vasa quæ facta fuerant Baal, et in luco
- 6 Et efferri fecit lucum de domo Domini
- 7 Mulieres texebant quasi domunculas luci
-14 Et contrivit statuas, et succidit lucos
-15 Succenditque etiam lucum
2 Par. 14- 3 Et confregit statuas, lucosque succidit
15-16 Deposuit... eo quod fecisset in luco simulacrum Priapi
17- 6 Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit
19- 3 Eo quod abstuleris lucos de terra Juda
24-18 Servieruntque lucis et sculptilibus
31- 1 Succideruntque lucos, demoliti sunt excelsa
33- 3 Construxitque aras Baalim, et fecit lucos
-19 Ædificavit excelsa, et fecit lucos et statuas
34- 3 Mundavit Judam... ab excelsis, et lucis
- 4 Lucos etiam et sculptilia succidit
- 7 Cumque altaria dissipasset et lucos
Judith. 3-12 Civitates.. destruxit, et lucos eorum excidit
Isai. 17- 8 Non respiciet, lucos et delubra
27- 9 Non stabunt luci et delubra
Jerem. 17- 2 Cum recordati fuerint... et lucorum suorum
Mich. 5-13 Et evellam lucos tuos de medio tui

LUD.

Filius Sem quartus, cui et cujus posteris omnem Asiam Minorem, in qua Lydia aliæque regiones sunt, concedimus.

Gen. 10-22 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad, et Lud, et Aram
1 Par. 1-17 Filii Sem : Ælam, et Assur... et Lud

LUDIBRIUM.

Sap. 12-26 Qui autem ludibriis... non sunt correcti
2 Mac. 8-17 Itemq. et ludibrio habitæ civitatis injuriam
Hebr. 11-36 Alii vero ludibria et verbera experti

LUDIM.

Filius Mesraïm filii Cham. Ejus posteros locat Bochardus in Æthiopia supra Ægyptum, et ubi Nilus maxime flexuosus et sinuosus est, nomine Ludim significante, aut ad fluviorum flexus alludente.

Gen. 10-13 At vero Mesraïm genuit Ludim et Anamim
1 Par. 1-11 Mesraïm vero genuit Ludim et Anamim

LUDO.

Gen. 19-14 Et visus est eis quasi ludens loqui
21- 9 Cumque vidisset Sara filium Agar Ægyptiæ ludentem cum Isaac filio suo
Exod. 32- 6 Sedit populus... et surrexerunt ludere
Judic. 16-25 Ut vocaretur Samson, et ante eos luderet
Qui adductus de carcere ludebat ante eos
-27 Spectantes ludentem Samson
1 Reg. 18- 7 Et præcinebant mulieres ludentes
2 Reg. 2-14 Surgant pueri, et ludant coram nobis
6- 5 Et omnis Israel ludebant coram Domino
-22 Ludam, et vilior fiam plus quam factus sum
2 Par. 13- 8 Et universus Israël ludebant coram Deo
15-29 Vidit regem David saltantem atq. ludentem
Tobiæ. 3-17 Nunquam cum ludentibus miscui me
Job. 40-15 Omnes bestiæ agri ludent ibi
Prov. 8-30 Delectabar.. ludens coram eo omni tempore
-31 Ludens in orbe terrarum
26-19 Cum fuerit deprehensus, dicit : Ludens feci
Sap. 17-18 Aut ludentium animalium cursus invisus
Eccli. 30- 9 Lude cum eo, et contristabit te
32-15 Et illic avocare, et illic lude
47- 3 Cum leonibus lusit quasi cum agnis
Isai. 57- 4 Super quem lusistis ?
Jerem. 15-17 Non sedi in concilio ludentium
30-19 Egredietur de eis laus, voxque ludentium
31- 4 Et egredieris in choro ludentium
Baruc. 3-17 Qui in avibus cœli ludunt
Zach. 8- 5 Plateæ civitatis complebuntur infantibus et puellis ludentibus
1 Cor. 10- 7 Sedit... et bibere, et surrexerunt ludere

LUGEO.

Gen. 37-34 Lugens filium suum multo tempore
-35 Descendam ad filium meum lugens in infern.
Exod. 33- 4 Audiensq. populus sermonem hunc... luxit
Num. 14-39 Locutusque est Moyses... et luxit populus
Deut. 34- 8 Completi sunt dies planctus lugentium Moysen
1 Reg. 6-19 Luxitq. populus, eo quod Dom. percussisset
15-35 Verumtamen lugebat Samuël Saülem
16- 1 Dixitque Dom... Usquequo tu luges Saül ?
2 Reg. 3-33 Plangensque rex et lugens Abner, ait
13-37 Luxit ergo David filium suum cunctis diebus
14- 2 Dixitque ad eam : Lugere te simula
Jam plurimo tempore lugens mortuum
19- 1 Quod rex fleret et lugeret filium suum
1 Par. 7-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum
2 Par. 35-24 Universus Juda et Jerusalem luxerunt eum
1 Esdr. 10- 6 Lugebat enim transgressionem eorum
2 Esdr. 1- 4 Sedi, et flevi, et luxi diebus multis
8- 9 Nolite lugere, et nolite flere
Judith. 16-29 Luxitq. illam omnis populus diebus septem
Esth. 6-12 Festinavit ire in domum suam, lugens
Job. 14-22 Et anima illius super semetipso lugebit
Psal. 34-14 Quasi lugens et contristatus sic humiliabar
Eccli. 7-38 Et cum lugentibus ambula
48-27 Et consolatus est lugentes in Sion
51-26 Et insipientiam ejus luxi
Isai. 3-26 Mœrebunt atque lugebunt portæ ejus
19- 8 Lugebunt omnes mittentes in flumen hamum
24- 4 Luxit, et defluxit terra, et infirmata est
- 7 Luxit vindemia, infirmata est vitis
33- 9 Luxit, et elanguit terra
57-18 Reddidi consolationes ipsi et lugentibus ej.
61- 2 Ut consolarer omnes lugentes
- 3 Ut ponerem lugentibus Sion
66-10 Gaudete... universi, qui lugetis super eam
Jerem. 4-28 Lugebit terra, et mœrebunt cœli desuper
12- 4 Usquequo lugebit terra, et herba... siccabitur
-11 Luxitque super me : desolatione desolata est
Jerem. 14- 2 Luxit Judæa, et portæ ejus corruerunt
16- 7 Non frangent inter eos lugenti panem
22-10 Neque lugeatis super eum fletu
23-10 Quia a facie maledictionis luxit terra
Thren. 1- 4 Viæ Sion lugent, eo quod non sint qui veniant
2- 8 Luxitq. antemurale, et murus..dissipatus est
Ezech. 7-12 Et qui vendit, non lugeat
-27 Rex lugebit, et princeps induetur mœrore
24-17 Nec cibos lugentium comedes
-22 Et cibos lugentium non comedetis
Dan. 10- 2 Daniel lugebam trium hebdomadar. diebus
14-39 Venit ergo rex... ut lugeret Danielem
Osee. 4- 3 Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur
9- 4 Sacrificia eorum, quasi panis lugentium
10- 5 Quia luxit super eum populus ejus
Joel. 1- 9 Luxerunt sacerdotes ministri Domini
-10 Depopulata est regio, luxit humus
Amos. 1- 2 Et luxerunt speciosa pastorum
8- 8 Et lugebit omnis habitator ejus
9- 5 Et lugebunt omnes habitantes in ea
1 Mac. 1-28 Quæ sedebant in thoro maritali, lugebant
9-20 Et lugebant dies multos
12-52 Et luxit Israël luctu magno
13-26 Et luxerunt eum dies multos
Matth. 5- 5 Beati qui lugent : quon. ipsi consolabuntur
9-15 Numquid possunt filii sponsi lugere
Marc. 16-10 Vadens nuntiavit his.. lugentibus et flentib.
Luc. 6-25 Væ vobis, qui ridetis nunc : quia lugebitis
2 Cor. 12-21 Et lugeam multos ex iis qui ante peccaverunt
Jacob. 4- 9 Miseri estote, et lugete, et plorate
Apoc. 18-11 Flebunt et lugebunt super illam
-15 Ab ea longe stabunt... flentes ac lugentes
-19 Et clamaverunt flentes et lugentes

LUGUBRIS, E.

Levit. 10-19 In cæremoniis mente l gubri
2 Reg. 14- 2 Et induere veste lugubri
Ezech. 27-32 Et assument super te carmen lugubre
32-18 Fili hominis, cane lugubre super multitudinem

LUITH.

Videtur urbs Luith fuisse in via ex Moab in Babylonem, sita in colle : ideo Moabitæ abducendi in Babylonem flentes eo ascenderunt, indeque pervenerunt Oronaïm, terminum Moab versus Babylonem : ibi ergo quasi extremum vale dicentes patriæ, ex intima animi contritione et dolore clamabant et flebant. Ita cum D. Hieronymo explicat Cornelius a Lapide. Verum quia Luith est inter Areopolim et Zoara, hoc est versus Meridiem, et Chaldæam versus Aquilonem, ut docet idem Hieronymus, igitur credibilius putat Alvarez prædici plorantes scansuros clivum, ad seipsos in vertice montis ab hostibus tuendum. Locata erat in tribu Ruben.

Isai. 15- 5 Per ascensum enim Luith flens ascendet
Jerem. 48- 5 Per ascensum enim Luith plorans ascendet

LUMBARE.

Jerem. 13- 1 Vade, et posside tibi lumbare lineum
- 2 Et possedi lumbare juxta verbum Domini
- 4 Tolle lumbare, quod possedisti
- 6 Tolle inde lumbare, quod præcepi tibi ut absconderes illud ibi
- 7 Tuli lumbare de loco ubi absconderam illud
Et ecce computruerat lumbare
-10 Erunt sicut lumbare istud quod nulli usui aptum est
-11 Sicut enim adhæret lumbare ad lumbos viri

LUMBUS.

Gen. 35-11 Reges de lumbis tuis egredientur
3 Reg. 2- 5 In balteo suo, qui erat circa lumbos ejus
18-46 Accinctisque lumbis currebat ante Achab
20-31 Ponamus itaque saccos in lumbis nostris
-32 Accinxerunt saccis lumbos suos
4 Reg. 4-29 Accinge lumbos tuos, et tolle baculum meum
9- 1 Accinge lumbos tuos, et tolle lenticulam
2 Par. 6- 9 Qui egredietur de lumbis tuis ipse ædificabit
10-10 Minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei
Judith. 8- 6 Et habens super lumbos suos cilicium
Job. 16-14 Convulneravit lumbos meos, non pepercit
38- 3 Accinge sicut vir lumbos tuos
40- 2 Accinge sicut vir lumbos tuos
-11 Fortitudo ejus in lumbis ejus
Psal. 37- 8 Lumbi mei impleti sunt illusionibus
Prov. 30-31 Gallus succinctus lumbos : et aries
31-17 Accinxit fortitudine lumbos suos
Isai. 11- 5 Erit justitia cingulum lumborum ejus
20- 2 Vade, et solve saccum de lumbis tuis
21- 3 Propterea repleti sunt lumbi mei dolore

Isai. 32-11 Accingite lumbos vestros
Jerem. 1-17 Tu ergo accinge lumbos tuos, et surge
13- 1 Et pones illud super lumbos tuos
- 2 Possedi lumbare... et posui circa lumbos
- 4 Tolle lumbare... quod est circa lumbos tuos
-11 Sicut enim adhæret lumbare ad lumbos viri
30- 6 Vidi omnis viri manum super lumbum suum
Ezech. 1-27 A lumbis ejus et desuper, et a lumbis ejus usque deorsum, vidi quasi speciem ignis
8- 2 Ab aspectu lumborum ej., et deorsum, ignis
A lumbis ejus, et sursum, quasi aspectus splendoris
9- 3 Atramentarium scriptoris habebat in lumbis
21- 6 Ingemisce in contritione lumborum
44-18 Fœminalia linea erunt in lumbis eorum
Nahum. 2- 1 Contemplare viam, conforta lumbos
2 Mac. 10-25 Lumbosque ciliciis præcincti
Matth. 3- 4 Joannes habebat... zonam pelliceam circa lumbos suos
Marc. 1- 6 Erat Joannes vestitus... zona pellicea circa lumbos ejus
Luc. 12-35 Sint lumbi vestri præcincti
Act. 2-30 De fructu lumbi ejus sedere super sedem ej.
Ephes. 6-14 State ergo succincti lumbos vestros
Hebr. 7- 5 Quanquam et ipsi exierint de lumbis Abrahæ
-10 Adhuc enim in lumbis patris erat
1 Petr. 1-13 Propter quod succincti lumbos mentis vest.

LUMEN.

Judic. 16-28 Pro amissione duorum luminum unam ultionem recipiam
Tobiæ. 5-12 Et lumen cœli non video
10- 4 Fili mi... lumen oculorum nostrorum
11- 8 Videbit pater tuus lumen cœli
12- 3 Te quoque videre fecit lumen cœli
14- 3 Quinquaginta namque et sex annorum lumen oculorum amisit
Job. 3- 4 Non requirat eum Deus desuper et non illustretur lumine
22-28 Decernes rem... et in viis tuis splendebit lumen
24-13 Ipsi fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ejus
25- 3 Et super quem non surget lumen illius ?
29- 3 Ad lumen ejus ambulabam in tenebris
36-30 Et fulgurare lumine suo desuper
37- 3 Et lumen illius super terminos terræ
-11 Et nubes spargunt lumen suum
Psal. 4- 7 Signatum est super nos lumen vultus tui
35-10 Et in lumine tuo videbimus lumen
36- 6 Et educet quasi lumen justitiam tuam
37-11 Et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum
55-13 Ut placeam coram Deo in lumine viventium
88-16 Domine, in lumine vultus tui ambulabunt
103- 2 Amictus lumine sicut vestimento
111- 4 Exortum est in tenebris lumen rectis
118-105 Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis
138-12 Sicut tenebræ ejus, ita et lumen ejus
148- 3 Laudate eum, omnes stellæ, et lumen
Eccle. 11- 7 Dulce lumen, et delectabile est oculis videre solem
12- 2 Antequam tenebrescat sol, et lumen
Sap. 5- 6 Et justitiæ lumen non luxit nobis
6-23 Diligite lumen sapientiæ, omn. qui præestis
7-10 Quoniam inextinguibile est lumen illius
17- 5 Ignis quidem nulla vis poterat illis lumen præbere
-19 Omnis enim orbis terrarum limpido illuminabatur lumine
18- 4 Per quos incipiebat incorruptum legis lumen sæculo dari
Eccli. 24- 6 Feci in cœlis ut oriretur lumen indeficiens
32-20 Qui timent Dominum... et justitias quasi lumen accendent
Isai. 2- 5 Ambulemus in lumine Domini
10-17 Erit lumen Israël in igne, et Sanctus ejus in flamma
13-10 Quoniam stellæ cœli... non expandent lumen suum
Et luna non splendebit in lumine suo
50-10 Qui ambulavit in tenebris, et non est lumen ei
-11 Ambulate in lumine ignis vestri
58- 8 Tunc erumpet quasi mane lumen tuum
60- 1 Surge, illuminare, Jerusalem : quia venit lumen tuum
- 3 Et ambulabunt gentes in lumine tuo
Jerem. 25-10 Perdamque ex eis vocem gaudii... et lumen lucernæ
31-35 Hæc dicit Do. qui dat solem in lumine diei, ordinem lunæ et stellar. in lumine noctis
Baruc. 3-14 Ut scias... ubi sit lumen oculorum
Baruc. 3-20 Juvenes viderunt lumen, et habitaverunt
-33 Qui emittit lumen, et vadit
-34 Stellæ a. dederunt lumen in custodiis suis
4- 2 Ambula per viam ad splendorem ejus contra lumen ejus
5- 9 Adducet enim Deus Israël cum jucunditate in lumine majestatis suæ
Ezech. 32- 7 Et luna non dabit lumen suum
Amos. 8- 9 Tenebrescere faciam terram in die luminis
1 Mac. 1-23 Accepit... et candelabrum luminis
2 Mac. 1-32 Sed ex lumine, quod refulsit ab altari, consumpta est
4-22 Cum facularum luminibus... ingressus est
12- 9 Ita ut lumen ignis appareret Jerosolymis
Matth. 6-23 Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt
10-27 Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine
24-29 Luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent
Luc. 2-32 Lumen ad revelationem gentium
8-16 Supra candelabr. ponit, ut.. videant lumen
11-33 Sed supra candelabrum ut... lumen videant
-35 Vide ergo ne lumen, quod in te est, tenebræ sint
12- 3 Quæ in tenebris dixistis, in lumine dicentur
22-56 Cum vidisset ancilla quædam sedentem ad lumen
Joan. 1- 7 Ut testimonium perhiberet de lumine
- 8 Ut testimonium perhiberet de lumine
8-12 Qui sequitur me... habebit lumen vitæ
12-35 Adhuc modicum, lumen in vobis est
Act. 12- 7 Astitit : et lumen refulsit in habitaculo
16-29 Petitoque lumine, introgressus est
22- 9 Qui mecum erant, lumen quidem viderunt
-11 Cum non viderem præ claritate luminis illius
26-13 Vidi, rex... circumfulsisse me lumen
-23 Lumen annuntiaturus est populo et gentib.
Rom. 2-19 Confidis te ipsum... lumen eorum qui in tenebris sunt
Ephes. 5-13 Quæ arguuntur, a lumine manifestantur
Omne e., quod manifestatur, lumen est
Colos. 1-12 Dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine
Jacob. 1-17 Et omne donum... descendens a Patre luminum
1 Petr. 2- 9 Vos vocavit in admirabile lumen suum
1 Joan. 2- 8 Et verum lumen jam lucet
-10 Qui diligit fratrem suum, in lumine manet
Apoc. 21-11 Et lumen ejus simile lapidi pretioso
-24 Ambulabunt gentes in lumine ejus
22- 5 Non egebunt lumine lucernæ, neque lumine solis, quoniam Do. Deus illuminabit

LUMINARE.

Gen. 1-14 Fiant luminaria in firmamento cœli
-16 Fecitque Deus duo luminaria magna
Luminare majus, ut præesset diei
Luminare minus, ut præesset nocti
Exod. 25- 6 Oleum ad luminaria concinnanda
35- 8 Et oleum ad luminaria concinnanda
-14 Candelabrum ad luminaria sustentanda
-28 Et oleum ad luminaria concinnanda
Judith. 13-16 Accendentes luminaria congyraverunt
Psal. 135- 7 Qui fecit luminaria magna
Eccli. 43- 7 Luminare quod minuitur in consummatione
Ezech. 32- 8 Luminaria cœli mœrere faciam super te
1 Mac. 12-29 Videbant autem luminaria ardentia
Philip. 2-15 Inter quos lucetis sicut luminaria in mundo

LUNA.

Gen. 37- 9 Vidi per somnium, quasi solem, et lunam
Deut. 4-19 Ne forte... videas solem et lunam, et omnia
17- 3 Ut vadant... et adorent eos, solem et lunam
33-14 De pomis fructuum solis ac lunæ
Josue. 10-12 Ne movearis, et luna contra vallem Ajalon
-13 Steteruntque sol et luna, donec ulcisceretur
4 Reg. 23- 5 Adolebant incensum Baal, et soli, et lunæ
Job. 25- 5 Ecce luna etiam non splendet
31-26 Si vidi... et lunam incedentem clare
Psal. 8- 4 Videbo... lunam et stellas, quæ tu fundasti
71- 5 Permanebit cum sole, et ante lunam
- 7 Et abundantia pacis : donec auferatur luna
88-38 Thronus ejus... et sicut luna perfecta in æternum
103-19 Fecit lunam in tempora
120- 6 Per diem sol non uret te, neque luna per noctem
135- 9 Lunam et stellas in potestatem noctis
148- 3 Laudate eum, sol et luna : laudate eum...
Prov. 7-20 In die plenæ lunæ reversurus est in domum
Eccle. 12- 2 Antequam tenebrescat sol, et lumen, et luna
Cant. 6- 9 Quæ est ista... pulchra ut luna, electa ut sol
Sap. 13- 2 Aquam, aut solem et lunam.. deos putaverunt
Eccli. 27-12 Nam stultus sicut luna mutatur
Eccli. 43- 6 Luna... ostensio temporis, et signum ævi
- 7 A luna signum diei festi
50- 6 Quasi luna plena in diebus suis lucet
Isai. 13-10 Et luna non splendebit in lumine suo
24-23 Et erubescet luna, et confundetur sol
30-26 Et erit lux lunæ sicut lux solis
60-19 Nec splendor lunæ illuminabit te
-20 Et luna tua non minuetur
Jerem. 8- 2 Et expandent ea ad solem, et lunam
31-35 Qui dat... ordinem lunæ et stellarum
Baruc. 6-59 Sol quidem, et luna, ac sidera cum sint splendida
-66 Neque illuminabunt ut luna
Ezech. 32- 7 Et luna non dabit lumen suum
Dan. 3-62 Benedicite, sol et luna, Domino : laudate
Joel. 2-10 A facie ejus... sol et luna obtenebrati sunt
-31 Convertetur... et luna in sanguinem
3-15 Sol et luna obtenebrati sunt
Habac. 3-11 Sol et luna steterunt in habitaculo suo
Matth. 24-29 Sol obscurabitur, et luna non dabit lumen
Marc. 13-24 Et luna non dabit splendorem suum
Luc. 21-25 Et erunt signa in sole, et luna, et stellis
Act. 2-20 Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem
1 Cor. 15-41 Alia claritas solis, alia claritas lunæ
Apoc. 6-12 Et luna tota facta est sicut sanguis
8-12 Percussa est... tertia pars lunæ
12- 1 Mulier amicta sole, et luna sub pedibus ej.
21-23 Civita non eget sole, neque luna, ut luceant

LUNATICUS.

Matth. 4-24 Obtulerunt ei... et lunaticos, et paralyticos
17-14 Miserere filio meo, quia lunaticus est

LUNULA.

Isai. 3-18 In die illa auferet Dominus... et lunulas

LUO.

Job. 20-18 Luet quæ fecit omnia nec tamen consumetur

LUPANAR.

Num. 25- 8 Ingressus est post virum Israël in lupanar
Ezech. 16-24 Ædificasti tibi lupanar, et fecisti tibi prostib.
-31 Fabricasti lupanar tuum in capite omnis viæ
-39 Et destruent lupanar tuum : et demolientur
2 Mac. 4-12 Optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere

LUPUS.

Gen. 49-27 Benjamin lupus rapax, mane comedet prædam
Eccli. 13-21 Si communicabit lupus agno aliquando
Isai. 11- 6 Habitabit lupus cum agno
65-25 Lupus et agnus pascentur simul
Jerem. 5- 6 Lupus ad vesperam vastavit eos
Ezech. 22-27 Principes ejus quasi lupi rapientes prædam
Habac. 1- 8 Equi ejus, et velociores lupis vespertinis
Soph. 3- 3 Judices ejus lupi vespere, non relinquebant
Matth. 7-15 Intrinsecus autem sunt lupi rapaces
10-16 Mitto vos sicut oves in medio luporum
Luc. 10- 3 Ego mitto vos sicut agnos inter lupos
Joan. 10-12 Videt lupum venientem, et dimittit oves
Fugit : et lupus rapit, et dispergit oves
Act. 20-29 Intrabunt... lupi rapaces in vos, non parcentes

LUSCUS.

Exod. 21-26 Si... luscos eos fecerit, dimittet eos
Marc. 9-46 Bonum est tibi luscum introire in regnum

LUSTRATIO.

Num. 8- 7 Aspergantur aqua lustrationis
19-20 Et non est aqua lustrationis aspersus

LUSTRO.

Num. 13-33 Terra, quam lustravimus, devorat habitatores suos
14- 6 Qui et ipsi lustraverant terram
19-19 Hoc modo mundus lustrabit immundum
31-19 Qui occiderit... lustrabitur die tertio
32- 9 Lustrata omni regione, subverterunt cor
Deut. 18-10 Nec inveniatur in te qui lustret filium suum
Josue. 18- 9 Lustrantes eam, in septem partes diviserunt
2 Reg. 2-29 Lustrata om. Bethhoron venerunt ad castra
24- 8 Et lustrata universa terra, affuerunt
2 Par. 28- 3 Lustravit filios suos in igne, juxta ritum
Job. 37-12 Quæ lustrant per circuitum
Eccle. 1- 6 Lustrans universa in circuitu pergit spiritus
7-26 Lustravi universa animo meo, ut scirem
Ezech. 39-14 Viros jugiter constituent lustrantes terram

LUSUS.

Job. 21-11 Et infantes eorum exultant lusibus
Sap. 15-12 Æstimaverunt lusum esse vitam nostram

LUTER.

3 Reg. 7-26 Grossitudo autem luteris, trium unciarum
-30 Quasi humeruli subter luterem fusiles
-31 Os quoque luteris intrinsecus erat
-35 Fabrefacta, ut luter desuper posset imponi
-38 Fecit quoque decem luteres æneos
Quadraginta batos capiebat luter unus
Singulos quoque luteres per singulas
-43 Bases decem et luteres decem super bases
4 Reg. 16-17 Tulit a. rex Achaz cælatas bases, et luterem

LUTEUS, A.

Job. 4-19 Quanto magis hi qui habitant domos luteas
Eccli. 22- 1 In lapide luteo lapidatus est piger
Dan. 14- 6 Ne erres, rex, iste e. intrinsecus luteus est

LUTUM.

Exod. 1-14 Operibus duris luti et lateris
Levit. 14-42 Et luto alio liniri domum
2 Reg. 22-43 Quasi lutum platearum comminuam eos
Judith. 5-10 Cumque... in luto et latere subjugasset eos
Job. 10- 9 Memento... quod sicut lutum feceris me
13-12 Et redigentur in lutum cervices vestræ
27-16 Et sicut lutum præparaverit vestimenta
30-19 Comparatus sum luto
33- 6 De eodem luto ego quoque formatus sum
38-14 Restituetur ut lutum signaculum
41-21 Et sternet sibi aurum quasi lutum
Psal. 17-43 Ut lutum platearum delebo eos
39- 3 Eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fæcis
68-15 Eripe me de luto, ut non infigar
Sap. 7- 9 Et tanquam lutum æstimabitur argentum
15- 7 Et de eodem luto fingit quæ munda sunt
- 8 Cum labore vano deum fingit de eodem luto
-10 Et luto vilior vita ejus
Eccli. 33-13 Quasi lutum figuli in manu ipsius
38-33 In brachio suo formabit lutum
Isai. 10- 6 Et ponat illum... quasi lutum platearum
29-16 Quasi si lutum contra figulum cogitet
41-25 Et adducet magistratus quasi lutum
45- 9 Numquid dicet lutum figulo suo: Quid facis?
57-20 Et redundant fluctus ejus in conculcationem et lutum
64- 8 Domine, pater noster es tu, nos vero lutum
Jerem. 18- 4 Vas, quod ipse faciebat e luto manibus suis
- 6 Sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea
38- 6 In quo non erat aqua, sed lutum
Ezech. 13-10 Illi autem liniebant eum luto absque paleis
Dan. 2-41 Ferrum mixtum testæ ex luto
-43 Vidisti ferrum mixtum testæ ex luto
Mich. 7-10 Nunc erit in conculcationem ut lutum
Nahum. 3-14 Intra in lutum, et calca, subigens
Habac. 2- 6 Et aggravat contra se densum lutum
3-15 Viam fecisti... in luto aquarum multarum
Zach. 9- 3 Coacervavit...et aurum ut lutum platearum
10- 5 Conculcantes lutum viarum in prælio
Joan. 9- 6 Expuit in terram, et fecit lutum ex sputo
Et linivit lutum super oculos ejus
-11 Lutum fecit: et unxit oculos meos
-14 Erat a. sabbatum, quando lutum fecit Jesus
-15 Lutum mihi posuit super oculos, et lavi
Rom. 9-21 An non habet potestatem figulus luti
2 Petr. 2-22 Et, Sus lota, in volutabro luti

LUX.

Deus primum creavit substantiam cœli et substantiam terræ; terra autem erat inanis, invisibilis et incomposita, carebatque lumine; sed exactis duodecim horis nocturnis, lux apparuit media inter nubes, et aquas, umbramque; et atram caliginem ex nubium coitione aquis offusam continuo dispulit. Lux ergo, quæ superficiem terræ tenere cœpit, vel splendentis nebulæ speciem referebat; vel solem orientem, aut columnam populi Israelitici in eremo ducem, imitabatur. Erat igitur lumen vagum, longe lateque diffusum, nulli certo loco affixum, noctem undique dispellens, motuque carens, præter eum quem ferebat subitus ortus, et occasus, quibus noctis distinguebatur initium et finis. Hunc in modum, diei noctisque spatia dirimente luce, dies effluxere tres; quibus evolutis, ne lux in nihilum, unde prodierat, rediret, a Deo laudata fuit: Vidit, *inquit Scriptura,* Deus lucem quod esset bona, *et in unum corpus solidum atque distinctum advocata est, cui Creator officium adjunxit, dicens:* Fiant luminaria in firmamento cœli, et dividant diem ac noctem... Fecitque Deus duo luminaria magna; luminare majus, etc., etc. *Hebræi dicunt lucem hanc fuisse lucem solis, cum sol fons sit et origo luminis; quod autem in eodem capite primo Genesis dicitur, solem creatum die quarto, aiunt id dici per repetitionem. Multi et graviores putant fuisse solem informem adhuc et imperfectum. Sol vero, juxta Latinorum et Græcorum opinionem, quarto die creatus est, et ante eum lux, herbæ et arbores; ne homines persuasum haberent solem esse primam causam lucis generationisque herbarum et arborum, atque ita idololatriæ originem ducerent.*

Gen. 1- 3 Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux
- 4 Et vidit Deus lucem quod esset bona
Et divisit lucem a tenebris
- 5 Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem
-18 Et dividerent lucem ac tenebras
Exod. 10-23 Ubicumque a. habitabant filii Israël, lux erat
Judic. 6-31 Moriatur antequam lux crastina veniat
1 Reg. 25-34 Non remansisset Nabal usque ad lucem
2 Reg. 23- 4 Sicut lux auroræ, oriente sole, mane.. rutilat
3 Reg. 3-21 Quem diligentius intuens, clara luce
Tobiæ. 13-13 Luce splendida fulgebis
Judith. 12- 5 Ante lucem egrediendi foras ad orationem
Esth. 8-16 Judæis autem nova lux oriri visa est
10- 6 Et in lucem solemque conversus est
11-11 Lux et sol ortus est, et humiles exaltati
Job 3- 9 Expectet lucem et non videat
-16 Vel qui concepti non viderunt lucem
-20 Quare misero data est lux
12-22 Et producit in lucem umbram mortis
-25 Palpabunt quasi in tenebris, et non in luce
15-22 Non credit quod reverti possit de tenebris ad lucem
17-12 Et rursum post tenebras spero lucem
18- 5 Nonne lux impii extinguetur?
- 6 Lux obtenebrescet in tabernaculo illius
-18 Expellet eum de luce in tenebras
24-16 Et ignoraverunt lucem
-17 Et sic in tenebris quasi in luce ambulant
26-10 Usque dum finiantur lux et tenebræ
28-11 Et abscondita in lucem produxit
29-24 Et lux vultus mei non cadebat in terram
30-26 Præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ
33-28 Ne pergeret in interitum, sed vivens lucem videret
-30 Ut... et illuminet luce viventium
36-32 In manibus abscondit lucem
37-15 Ut ostenderent lucem nubium ejus
-21 At nunc non vident lucem
38-15 Auferetur ab impiis lux sua
-19 In qua via lux habitet, et tenebrarum quis locus sit
-24 Per quam viam spargitur lux?
Psal. 42- 3 Emitte lucem tuam et veritatem tuam
62- 2 Deus Deus meus, ad te de luce vigilo
96-11 Lux orta est justo, et rectis corde lætitia
126- 2 Vanum est vobis ante lucem surgere
Prov. 4-18 Justorum a. semita, quasi lux splendens
6-23 Quia mandatum lucerna est, et lex lux
13- 9 Lux justorum lætificat
15-30 Lux oculorum lætificat animam
Eccle. 2-13 Quantum differt lux a tenebris
Sap. 6-15 Qui de luce vigilaverit ad illam, non laborabit
-24 Et ponam in lucem scientiam illius
7-10 Dilexi illam, et proposui pro luce habere
-26 Candor est enim lucis æternæ
-29 Luci comparata invenitur prior
10-17 Fuit illis... et in luce stellarum per noctem
16-28 Oportet... et ad ortum lucis te adorare
18- 1 Sanctis autem tuis maxima erat lux
- 4 Digni quidem illi carere luce, et pati
Eccli. 22-10 Supra mortuum plora, defecit enim lux ejus
24-37 Qui mittit disciplinam sicut lucem
33- 7 Quare dies diem superat, et iterum lux lucem?
36- 1 Ostende nobis lucem miserationum tuarum
45-21 Dedit... et in lege sua lucem dare Israël
46-18 Cognitus est... fidelis, quia vidit Deum lucis
50-31 Quia lux Dei vestigium ejus est
Isai. 5-20 Ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras
-30 Et lux obtenebrata est in caligine ejus
8-20 Non erit eis matutina, lux
9- 2 Qui ambulabat in tenebris, vidit lucem
In regione umbræ mortis, lux orta est eis
18- 4 Sicut meridiana lux clara est
26-19 Quia ros lucis ros tuus
30-26 Et erit lux lunæ sicut lux solis
Et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum
42- 6 Dedi te in fœdus populi, in lucem gentium
-16 Ponam tenebras coram eis in lucem
45- 7 Formans lucem et creans tenebras
49- 6 Dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea
51- 4 Judicium meum in lucem populorum requiescet
58-10 Orietur in tenebris lux tua
Isai. 59- 9 Expectavimus lucem, et ecce tenebræ
60-19 Erit tibi Dominus in lucem sempiternam
-20 Erit tibi Dominus in lucem sempiternam
Jerem. 4-23 Aspexi... et cœlos, et non erat lux in eis
13-16 Expectabitis lucem, et ponet eam in umbram mortis
Thren. 3- 2 Et adduxit in tenebras, et non in lucem
Dan. 2-22 Novit in tenebris constituta: et lux cum eo est
3-72 Benedicite, lux et tenebræ, Domino
Osee. 6- 5 Et judicia tua quasi lux egredientur
Amos. 5-18 Dies Domini ista, tenebræ, et non lux
-20 Numquid non tenebræ dies Dom. et non lux
Mich. 2- 1 In luce matutina faciunt illud
7- 8 Consurgam... Dominus lux mea est
- 9 Educet me in lucem, videbo justitiam ejus
Habac. 3- 4 Splendor ejus ut lux erit: cornua in manibus
-11 In luce sagittarum tuarum
Soph. 3- 5 Mane mane judicium suum dabit in lucem
Zach. 14- 6 Non erit lux, sed frigus et gelu
- 7 Et in tempore vesperi erit lux
1 Mac. 6-33 Surrexit rex ante lucem
11-67 Ante lucem vigilaverunt in campo Asor
Matth. 4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem
In regione umbræ mortis, lux orta est eis
5-14 Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi
-16 Sic luceat lux vestra coram hominibus
Luc. 16- 8 Filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis
24-22 Quæ ante lucem fuerunt ad monumentum
Joan. 1- 4 In ipso vita erat, et vita erat lux hominum
- 5 Et lux in tenebris lucet
- 8 Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet
- 9 Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem
3-19 Hoc est autem judicium: quia lux venit in mundum
Dilexerunt... magis tenebras, quam lucem
-20 Omnis enim qui male agit, odit lucem
Et non venit ad lucem, ut non arguantur
-21 Qui a. facit veritatem, venit ad lucem
5-35 Voluistis ad horam exultare in luce ejus
8-12 Ego sum lux mundi: qui sequitur me
9- 5 Quandiu sum in mundo, lux sum mundi
11- 9 Quia lucem hujus mundi videt
-10 Offendit, quia lux non est in eo
12-35 Ambulate dum lucem habetis
-36 Dum lucem habetis, credite in lucem ut filii lucis sitis
-46 Ego lux in mundum veni
Act. 13-47 Posui te in lucem gentium, ut sis in salutem
20-11 Allocutus usque in lucem, sic profectus est
22- 6 Subito de cœlo circumfulsit me lux copiosa
26-18 Ut convertantur a tenebris ad lucem
27-33 Et cum lux inciperet fieri, rogabat Paulus
Rom. 13-12 Et induamur arma lucis
2 Cor. 4- 6 Qui dixit de tenebris lucem splendescere
6-14 Aut quæ societas luci ad tenebras?
11-14 Satanas transfigurat se in Angelum lucis
Ephes. 5- 8 Nunc autem lux in Domino
Ut filii lucis ambulate
- 9 Fructus enim lucis est in omni bonitate
1 Thes. 5- 5 Omnes enim vos filii lucis estis et filii diei
1 Tim. 6-16 Qui solus.. et lucem inhabitat inaccessibilem
1 Joan. 1- 5 Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ
- 7 Si autem in luce ambulamus, sicut et ipse est in luce
2- 9 Qui dicit se in luce esse et fratrem suum odit
Apoc. 18-23 Lux lucernæ non lucebit in te amplius

LUXURIA.

Deut. 21-20 Comessationibus vacat, et luxuriæ
Tobiæ. 8- 9 Non luxuriæ causa accipio sororem meam
Eccle. 10-17 Vescuntur..ad reficiend. et non ad luxuriam
Sap. 2- 8 Nullum pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra
- 9 Nemo nostrum exors sit luxuriæ nostræ
Eccli. 11-29 Malitia horæ oblivionem facit luxuriæ
2 Mac. 6- 4 Nam templum luxuria et comessationibus
Galat. 5-19 Opera carn.: quæ sunt..impudicitia, luxuria
Ephes. 5-18 Nolite inebriari vino, in quo est luxuria
Tit. 1- 6 Non in accusatione luxuriæ, aut non subditos
Jacob. 5- 5 In luxuriis enutristis corda vestra
1 Petr. 4- 3 Qui ambulaverunt in luxuriis, desideriis
- 4 Admirantur non concurrentibus vobis in eamdem luxuriæ confusionem
2 Petr. 2- 2 Et multi sequentur eorum luxurias
-18 Pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos
Judæ. - 4 Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam

LUXURIOR.

Eccli. 14- 4 Et in bonis illius alius luxuriabitur
Jerem. 5- 7 Et in domo meretricis luxuriabantur
1 Tim. 5-11 Cum enim luxuriatæ fuerint in Christo, nubere volunt

2 *Petr.* 2-13 In conviviis suis luxuriantes vobiscum

LUXURIOSE.

Luc. 15-13 Ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose

LUXURIOSUS, A, UM.

Deut. 28-54 Homo delicatus in te, et luxuriosus valde
Prov. 20- 1 Luxuriosa res, vinum, et tumultuosa ebrietas
Eccli. 21-18 Audivit luxuriosus, et displicebit illi
42-11 Super filiam luxuriosam confirma custodiam
2 *Petr.* 2- 7 Justum Lot oppressum a nefandorum injuria ac luxuriosa conversatione eripuit

LUZA.

Civitas Chananææ in sorte Benjamin, quæ prius Luz, vel Luza, a nucum vel amygdalarum copia (Luz enim Hebraice nucem significat) vocabatur, et a Jacob dicta est Bethel, id est, Domus Dei, quod juxta illam dormiens vidisset Deum scalæ innitentem.

Gen. 28-19 Appellavitque nomen urbis, Bethel, quæ prius Luza vocabatur
35- 6 Venit igitur Jacob Luzam, quæ est in terra Chanaan
48- 3 Deus omnipotens apparuit mihi in Luza
Josue. 16- 2 Et egreditur de Bethel Luza:
18-13 Pertransiens juxta Luzam ad Meridiem
Judic. 1-23 Cum obsiderent urbem, quæ prius Luza vocabatur

LUZA.

Est et secunda Luza, in terra Hetthim, a veteris Luzæ proditore condita. Porro quænam sit terra Hetthim non satis constat. Videtur fuisse regio aliqua non procul a Chananæa. Josephus meminit urbis cujusdam quæ Λούσσα dicebatur, et sita erat in Arabia Judææ vicina.

Judic. 1-26 Ædificavit ibi civitatem, vocavitque eam Luzam

LYCAONIA.

Asiæ Minoris regio mediterranea, inter Cappadociam, Galatiam, Pisidiam et Ciliciam, et a Phrygia montibus separata. In civitatibus Lycaoniæ Barnabas et Paulus Evangelium prædicaverunt.

Act. 14- 6 Confugerunt ad civitates Lycaoniæ

LYCAONICE.

Act. 14-10 Lycaonice dicentes: Dii similes facti hominibus

LYCIA.

Asiæ Minoris regio maritima, inter regiones ad quas Romani litteras in Judæorum gratiam miserunt.

1 *Mac.* 15-23 In Lyciam, et in Alicarnassum
Act. 27- 5 Venimus Lystram, quæ est Lyciæ

LYDA.

Civitas Palæstinæ in littore Magni maris sita, Diospolisque appellata.

1 *Mac.* 11-34 Tres civitates, Lydan, et Ramathan

LYDDA.

Eadem est ac Lyda superius dicta, urbs juxta mare, sita inter Joppen et Jerusalem, una ex undecim Judææ toparchiis, in tribu Ephraim. Demetrius rex eam ex Samaria excerptam Judæis concessit, ut pacem haberet cum Jonatha. Lyddæ sanctus Petrus Æneam ab annis octo paralyticum sanavit, et viderunt eum omnes qui habitabant Lyddæ et Saronæ, et conversi sunt ad Dominum. Cumque prope esset Lydda ad Joppen, Petrus ad Tabitham mortuam invisendam et suscitandam vocatus est.

Act. 9-32 Deveniret ad sanctos, qui habitabant Lyddæ
9-35 Omnes, qui habitabant Lyddæ et Saronæ
-38 Cum autem prope esset Lydda ad Joppen

LYDI et LYDII.

Populi sunt Ægyptiis vicini. Lydos, quorum mentio est apud 1 Machab. 8-8, Asiaticos facimus, tum quod cum Indis, et Medis Asiaticis conjungantur, tum quod ad historiam Eumenis, qui prope Lydiam Asiaticam fuit, spectent, nullo modo ad Africanos Lydios. Et etiam Lydi dicuntur habitatores Lydæ vel Lyddæ urbis Palæstinæ, vicinæ Ægypto, ubi sanctus Petrus Æneam paralyticum sanavit.

Jerem. 46- 9 Et Lydii arripientes et jacientes sagittas
Ezech. 27-10 Persæ, et Lydii, et Lybies erant
30- 5 Æthiopia, et Libya, et Lydi... et Chub
1 *Mac.* 8- 8 Et regionem Indorum, et Medos, et Lydos

LYDIA.

Asiæ Minoris provincia inter Cariam et Phrygiam, auctore Strabone, lib 13, cujus situm his verbis scribit Plinius in lib. 5, cap. 29: « Lydia perfusa flexuosi amnis Meandri » recursibus super Ioniam procedit, Phrygiæ » ab exortu solis vicina, ad Septentrionem » Mysiæ, Meridiana parte Cariam amplec- » tens, Mæonia ante appellata, etc. »

Isai. 66-19 Ad gentes in mare, in Africam, et Lydiam

LYDIA.

Nomen mulieris purpurariæ in civitate Thyatirenorum in Lydia, quæ ad fidem Jesu Christi est conversa a sancto Paulo, apud quam moratus est e carcere egressus.

Act. 16-14 Quædam mulier nomine Lydia, purpuraria
-40 Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam

LYRA.

2 *Reg.* 6- 5 Et citharis, et lyris, et tympanis, et sistris
3 *Reg.* 10-12 Fecitq. rex... citharas lyrasque cantoribus
1 *Par.* 15-16 Nablis videlicet, et lyris, et cymbalis
16- 5 Jehiel super organa psalterii, et lyras
Isai. 5-12 Cithara, et lyra, et tympanum, et tibia
Amos. 5-23 Et cantica lyræ tuæ non audiam

LYSANIAS.

Procurator constitutus a Romanis super Abilinam regionem. Ex genere dynastarum Chalcidis erat, teste Josepho.

Luc. 3- 1 Et Lysania Abilinæ tetrarcha

LYSIAS I.

Princeps exercitus Antiochi Epiphanis. Fœdus iniit cum Judæis. Vinctus et captus a Demetrio, interfectus est.

1 *Mac.* 3-32 Reliquit Lysiam hominem nobilem
-38 Elegit Lysias Ptolemæum filium Dorymini
4-26 Nuntiaverunt Lysiæ univ. quæ acciderant
-28 Congregavit Lysias virorum electorum sexaginta millia
-34 Ceciderunt de exercitu Lysiæ quinque millia
-35 Videns autem Lysias fugam suorum, et Judæorum audaciam
6- 6 Et quia abiit Lysias cum virtute forti
-17 Cognovit Lysias quoniam mortuus est rex
-55 Et audivit Lysias quod Philippus
7- 2 Comprehendit exercitus Antioch. et Lysiam
2 *Mac.* 10-11 Constituit super negotia regni Lysiam
11- 1 Lysias procurator regis, et propinquus
-12 Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit
-15 Annuit autem Machabæus precibus Lysiæ
Quæcumque Machabæus scripsit Lysiæ de Judæis, ea rex concessit
-16 Erant scriptæ Judæis epistolæ a Lysia
Lysias populo Judæorum, salutem
-22 Rex Antiochus Lysiæ fratri, salutem
-35 Quæ Lysias cognatus regis concessit vobis
12- 1 Lysias pergebat ad regem
13- 2 Et cum eo Lysiam procuratorem
- 4 Suggerente Lysia hunc esse causam omnium malorum
-26 Tunc ascendit Lysias tribunal, et exposuit
14- 2 Tenuisse regiones adversus Antiochum, et ducem ejus Lysiam

LYSIAS II.

Claudius Lysias, tribunus et civis Romanus, protulit coram Judæis sanctum Paulum, quem virgis cœdi jusserat. Dicente autem sancto Paulo se esse civem Romanum, non solum tribunus pavens sententiam revocavit, sed et Paulum a catenis solvit. Imo cum audisset Judæos conjuravisse contra Apostolum, misit illum cum peditibus ducentis et equitibus ducentis et lanceariis ducentis usque Cæsaream ad Felicem præsidem provinciæ.

Act. 23-26 Claudius Lysias optimo præsidi, Felici, salutem
24- 7 Superveniens autem tribunus Lysias
-22 Cum tribunus Lysias descenderit, audiam vos

LYSIMACHUS I.

Anno mundi 3876, ante J. Ch. 178. Lysimachus iste filius Ptolemæi Jerosolymitani interpretatus est, id est, in lucem protulit ac publicavit Epistolam Phurim, vel ex Hebræo in Græcum translulit. Nomine autem epistolæ intelligitur tota historia a Mardochæo scripta, Judæisque transmissa, cujus corpus et summam nobis exhibet liber Esther.

Esth. 11- 1 Quam dixerunt interpretatum esse Lysimachum

LYSIMACHUS II.

Frater Menelaï. Menelaüs qui pontificatum emerat, sed de pecuniis regi Antiocho promissis nihil ei retribuebat, quamvis Sostratus arcis præfectus eas exigeret, amotus est a sacerdotio, et reliquit successorem in pontificatu Lysimachum fratrem suum. Haud paucis autem sacrilegiis in templo a Lysimacho commissis Menelai consilio, et divulgata fama, congregata est multitudo adversus Lysimachum, qui jam multum aurum, multaque vasa aurea e templo distraxerat, et in alia loca exportaverat. Turbis autem insurgentibus, et animis ira repletis, Lysimachus, armatis fere tribus millibus, vim injustam inferre cœpit, adhibens quemdam ducem tyrannum, qui consenuerat jam non solum ætate, verum etiam et mente. Sed ut intellexerunt conatum Lysimachi, alii lapides, alii fustes validos arripuere, quidam vero cinerem in Lysimachum jecere; a quibus milites vulnerati, nonnulli etiam prostrati, omnes certe in fugam compulsi sunt; ipse vero Lysimachus sacrilegus juxta ærarium interfectus est.

2 *Mac.* 4-29 Succedente Lysimacho fratre suo
-39 Multis autem sacrilegiis in templo a Lysimacho commissis
Congregata est multitudo adv. Lysimachum
-40 Lysimachus armatis fere tribus millibus
-41 Sed, ut intellexerunt conatum Lysimachi
Quidam vero cinerem in Lysimachum jecere

LYSTRA et LYSTRÆ.

Urbs Lycaoniæ. Lystris claudum et qui a matris utero incedere non poterat sanctus Paulus curavit et ambulare fecit.

Act. 14- 6 Confugerunt ad civitat. Lycaoniæ, Lystram
- 7 Quidam vir Lystris infirmus pedibus sedebat
-20 Reversi sunt Lystram, et Iconium
16- 1 Pervenit autem Derben, et Lystram
- 2 Qui in Lystris, et Iconio fratres
27- 5 Venimus Lystram, quæ est Lyciæ
2 *Tim.* 3-11 Qualia mihi facta sunt... Iconii et Lystris

M

MAACHA I.

Nomen viri. Anno mundi 2996, ante J. Ch. 1058. Rex Geth, paterque Achis. Cum præbuisset auxilium mille virorum Hanon regi Ammonitarum, adversus David, Joab dux exercitus David illos expugnavit.

2 *Reg.* 10- 6 Et a rege Maacha mille viros
- 8 Istob, et Maacha, seorsum erant in campo

3 *Reg.* 2-39 Ut fugerent servi Semei ad Achis filium Maacha regem Geth

1 *Par.* 19- 6 Et de Syria Maacha et de Soba, currus
- 7 Et regem Maacha cum populo ejus

MAACHA II.

Pater Hanan, qui fuit inter fortissimos viros in exercitu David.

1 *Par.* 11-43 Hanan filius Maacha

MAACHA III.

Pater Saphatiæ, qui fuit dux in tribu Simeon.

1 *Par.* 27-16 Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha

MAACHA I.

Nomen fœminæ. Filia Nachor fratris Abrahæ, ex Roma concubina. Multi credunt esse filium, non vero filiam Nachor.

Gen. 22-24 Peperit Tabee, et Gaham, et Tahas, et Maacha

MAACHA II.

Filia Tholmaï regis Gessur, uxor David, materque Absalom.

2 *Reg.* 3- 3 Tertius Absalom, filius Maacha filiæ Tholmaï

1 *Par.* 3- 2 Tertium Absalom, filium Maacha filiæ Tholmaï

MAACHA III.

Uxor Roboam filii Salomonis, mater Abiæ regis Juda. Filia erat Abessalom, sive Absalom. LXX enim et Josephus passim pro Absalom dicunt Abessalom, sicut et multi sancti Patres. Non est autem hic Absalom Davidis filius, sed alius qui etiam dictus est Uriel, et fuit ex Gabaa in tribu Benjamin, ut habemus 2 Paral. 13-2, ubi etiam Maacha Michaïa appellatur.

3 *Reg.* 15- 2 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom

2 *Par.* 11-20 Post hanc quoque accepit Maacha filiam Absalom
-21 Amavit a. Roboam Maacha filiam Absalom
-22 Constituit... Abiam filium Maacha, ducem

MAACHA IV.

Uxor Abiæ, et mater Asa regis Juda. Asa Maacham hanc matrem suam augusto deposuit imperio, eo quod fecisset in luco simulacrum Priapi. Hebr. habet: Fecit ne esset domina ; *LXX autem :* Amovit eam, ne Astarte ministraret. *Deposuit eam, ne esset sacerdos Priapi.*

3 *Reg.* 15-10 Nomen matris ejus Maacha filia (*neptis*) Abessalom
-13 Insuper et Maacham matrem suam amovit

2 *Par.* 15-16 Sed et Maacham matrem Asa... deposuit

MAACHA V.

Concubina Caleb, fratris Jeramcel, quæ peperit ei Saber et Tharana.

1 *Par.* 2-48 Concubina Caleb Maacha, peperit Saber et Tharana

MAACHA VI.

Uxor Machir filii Manasse, soror Happhim et Sapham.

1 *Par.* 7-15 Et habuit sororem Maacha
-16 Et peperit Maacha uxor Machir filium

MAACHA VII.

Uxor Abigabaon, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-29 Et nomen uxoris ejus Maacha
9-35 Et nomen uxoris ejus Maacha

MAACHA.

Regio regis Gessur, quam cepit Benadad rex Syriæ, et postea Theglathphalasar rex Assur.

3 *Reg.* 15-20 Percusserunt Ahion, et Dan, et Abeldomum Maacha

4 *Reg.* 15-29 Cepit Aïon, et Abel Domum Maacha

MAACHATHI.

Anno mundi 3446, ante J. Ch. 608. Pater Jesoniæ istius qui cum sociis venit ad Godoliam quem præfecerat Nabuchodonosor rex Babylonis genti Judæorum reliquæ in Judæa et Jerusalem.

4 *Reg.* 25-23 Et Jezonias filius Maachathi

Jerem. 40- 8 Jezonias filius Maachathi, ipsi et viri

MAADDI.

De filiis Bani. In captivitate uxorem alienigenam sibi adjunxerat, quam post reditum dimittere consensit.

1 *Esdr.* 10-34 De filiis Bani, Maaddi, Amram, et Vel

MAAI.

Inter Levitas nominatur quos secum e captivitate reduxit Zorobabel, et qui in dedicatione muri Jerusalem accersiti sunt ut laudes Dei canerent in psalteriis et cymbalis.

2 *Esdr.* 12-35 Maaï, Nathanaël, et Judas

MAALA.

Filia Salphaad filii Hepher filii Galaad. Salphaad non habuit filios, sed tantum filias, quibus dedit Moyses possessionem inter cognatos patris; et sic ei in hæreditatem successerunt.

Num. 26-33 Quarum ista sunt nomina : Maala, et Noa
27- 1 Quarum sunt nomina : Maala, et Noa, et Hegla
36-11 Et nupserunt, Maala, et Thersa, et Hegla

Josue. 17- 3 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa

MAARA.

Maara Sidoniorum, speluncam, vel castella interpretantur.

Josue. 13- 4 Et Maara Sidoniorum, usque Apheca

MAASAI.

Filius Adiel, e semine sacerdotali. Iidem alibi, nempe 2 Esdr. 11-13, vocantur : Amasaï, Amassai ; et Adiel, Azreel, quia sæpe erant binomii Hebræi.

1 *Par.* 9-12 Et Maasaï filius Adiel, filii Jezra

MAASIA *sive* MAAZIAS I.

Sacerdos aut Levita. Unus ex eorum numero in ordine inferiori quos constituit David ut canerent coram arca, cum deduceretur de domo Obededom.

1 *Par.* 15-18 In secundo ordine... Banaïam, et Maasiam
-20 Maasias, et Banaïas, in nablis arcana cantabant

MAASIAS II.

Anno mundi 3157, ante J. Ch. 897. Unus e centurionibus quos misit Joiada pontifex in omnem Judæam, quando voluit constituere Joas regem Juda.

2 *Par.* 23- 1 Maasiam filium Adaïæ, et Elisaphat

MAASIAS III.

Doctor legis in regno Oziæ.

2 *Par.* 26-11 Sub manu Jehiel scribæ, Maasiæque doctoris

MAASIAS IV.

Filius Achaz regis Israel, interfectus a Zechri.

2 *Par.* 28- 7 Occidit Zechri, vir potens ex Ephraïm, Maasiam filium regis

MAASIAS V.

Princeps civitatis Jerusalem.

2 *Par.* 34- 8 Misit Saphan... et Maasiam principem civitatis

MAASIAS VI.

Pater Sophoniæ sacerdotis.

Jerem. 21- 1 Et Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem
29-25 Et ad Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem
37- 3 Et Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem

MAASIAS VII.

Pater Sedeciæ pseudo-prophetæ, qui prophetabat postquam Judæos transtulisset Nabuchodonosor in Babyloniam.

Jerem. 29-21 Et ad Sedeciam filium Maasiæ

MAASIAS VIII.

Pater Neri patris Baruch et Saraïæ.

Jerem. 32-12 Dedi librum possessionis Baruch filio Neri filii Maasiæ
51-59 Saraïæ filio Neriæ filii Maasiæ

Baruc. 1- 1 Baruch filius Neriæ filii Maasiæ

MAASIAS IX.

Filius Sellum, qui erat custos vestibuli.

Jerem. 35- 4 Super thesaurum Maasiæ filii Sellum

MAASIAS X.

Inventus est Maasias inter filios sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-18 De filiis Josuë... Maasia, et Eliezer

MAASIAS XI.

Alius est de filiis sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-21 Et de filiis Harim, Maasia, et Elia

MAASIAS XII.

Iste etiam inventus est inter eos qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-22 Et de filiis Pheshur, Elioënaï, Maasia

MAASIAS XIII.

Is et ipse duxerat uxorem alienigenam.

1 *Esdr.* 10-30 De filiis Phahathmoab.. Banaïas, et Maasias

MAASIAS XIV. *Filius Ananiæ.*

2 *Esdr.* 3-23 Post eum ædificavit Azarias filius Maasiæ filii Ananiæ

MAASIAS XV.

Stabat ad dexteram Esdræ legentis et docentis legem.

2 *Esdr.* 8- 4 Et Helcia, et Maasia, ad dexteram ejus

MAASIAS XVI.

Is silentium faciebat in populo ad audiendam legem.

2 *Esdr.* 8- 7 Odia, Maasia, Celita, Azarias, Jozabed

MAASIAS XVII.

Inter signatores novi cum Domino Deo fœderis designatur.

2 *Esdr.* 10-25 Rehum, Hasebna, Maasia

MAAZIA.

Is et ipse est inter signatores novi fœderis cum Domino initi.

2 *Esdr.* 10- 8 Maazia, Belgaï, Semeïa : hi sacerdotes

MAAZIAU.

Princeps vigesimæ quartæ familiæ sacerdotalis, in diebus David.

1 *Par.* 24-18 Vigesima quarta (*exivit sors*) Maaziaü

MABSAM.

Filius quartus Ismaelis filii Abrahæ ex Agar.

Gen. 25-13 Deinde Cedar, et Abdeel, et Mabsam

1 *Par.* 1-29 Et Cedar, et Abdeel, et Mabsam

MABSAR.

Princeps Idumææ, e stirpe Esaü, et inter duces successores Adad ultimi regis Edom.

Gen. 36-42 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar

1 *Par.* 1-53 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar

MACCES.

Locus inter Salebim et Bethsames, pertinere videtur ad tribum Dan in confinio Philisthinorum.

3 *Reg.* 4- 9 Bendecar, in Macces, et in Salebim

MACEDA.

Urbs decima sexta et ultima in tertia parte tribus Judæ, celebris spelunca sive castro, quo reges quinque Jerusalem, Hebron, Jerimoth, Lachis, et Eglon fugientes, sese absconderunt; postea autem detecti captique, a Josue interfecti sunt et stipitibus suspensi.

Josue. 10-10 Et percussit usque Azeca et Maceda
-16 Se absconderant in spelunca urbis Maceda
-17 Reges latentes in spelunca urbis Maceda
-21 Reversusque est omnis exercitus ad Josuë in Maceda
-28 Eodem quoque die Macedam cepit Josuë Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho
-29 Transivit autem cum omni Israël de Maceda in Lebna
12-16 Rex Maceda unus, rex Bethel unus
15-41 Bethdagon, et Naama, et Maceda

MACEDO.

Esth. 16-10 Aman... et animo et gente Macedo
-14 RegnumPersarum transferret inMacedonas
1 *Mac.* 1- 1 Percussit Alexander Philippi Macedo... Darium
6- 2 Quæreliquit Alexander Philippi rexMacedo
2 *Mac.* 8-20 Macedonibus sociis hæsitantibus
Act. 16- 9 Vir Macedo quidam erat stans et deprecans
19-29 Rapto Gaïo et Aristarcho Macedonibus
27- 2 Perseverante nobiscum Aristarcho Macedone Thessalonicensi
2 *Cor.* 9- 2 Pro quo de vobis glorior apud Macedones
- 4 Cum venerint Macedones mecum

MACEDONIA.

Græciæ regio nobilissima, maxime propter Alexandrum Magnum, qui Persarum regnum evertit, peneque totum Orientem subegit. Regio ipsa antea Cethim vocata fuit. Sanctus Paulus in visione monitus, Macedoniam petivit, transivitque per Samothraciam insulam, tum per urbes Neapolim, Philippos, etc., Amphipolim, Apolloniam, Thessalonicam, et Berœam, etc., Macedonicas omnes.

Act. 16- 9 Transiens in Macedoniam, adjuva nos
-10 Statim quæsivimus proficisci in Macedoniam
-12 Quæ est prima partis Macedoniæ civitas
18- 5 Cum venissent autem de Macedonia
19-21 Transita Macedonia et Achaïa, ire Jerosol.
-22 Mittens autem in Macedoniam duos
20- 1 Profectus est ut iret in Macedoniam
- 3 Ut reverteretur per Macedoniam
Rom. 15-26 Probaverunt enim Macedonia et Achaïa
1 *Cor.* 16- 5 Veniam autem ad vos, cum Macedoniam pertransiero : nam Macedoniam pertransibo
2 *Cor.* 1-16 Et per vos transire in Macedoniam, et iterum a Macedonia venire ad vos
2-13 Valefaciens eis, profectus sum in Macedoniam
7- 5 Nam et cum venissemus in Macedoniam
8- 1 Quæ data est in Ecclesiis Macedoniæ
11- 9 Suppleverunt fratres, qui venerunt a Macedonia
Philip. 4-15 Quando profectus sum a Macedonia
1 *Thes.* 1- 7 Omnibus credentibus in Macedonia
- 8 Non solum in Macedonia et in Achaïa
4-10 Illud facitis in omnes fratres in universa Macedonia
1 *Tim.* 1- 3 Rogavi te ut remaneres Ephesi cum irem in Macedoniam

MACELLOTH I.

Nonus ultimusque filius Abigabaon ex Maacha uxore, e tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-31 Ahio, et Zacher, et Macelloth
-32 Et Macelloth genuit Samaa
9-37 Ahio, et Zacharias, et Macelloth
-38 Porro Macelloth genuit Samaan

MACELLOTH II.

Dux partis exercituum David.

1 *Par.* 27- 4 Alter nomine Macelloth, qui regebat partem exercitus

MACELLUM.

1 *Cor.* 10-25 Omne, quod in macello vænit, manducate

MACELOTH.

Nomen loci ad quem profecti sunt filii Israel de Arada.

Num. 33-25 Castrametati sunt in Maceloth
-26 Profectiq.deMaceloth,venerunt in Thahath

MACENIAS. *Levites, in diebus Salomonis.*

1 *Par.* 15-18 Maceniam, et Obededom, et Jehiel, janit.
-21 Et Macenias, et Obededom, et Jehiel

MACER. *Cognomen Ptolemæi.*

2 *Mac.* 10-12 Nam Ptolemæus, qui dicebatur Macer

MACERIA.

Gen. 38-29 Quare divisa est propter te maceria ?
Num. 22-24 Stetit Angelus in angustiis duarum maceriarum
Psal. 61- 4 Tanquam parieti inclinato et maceriæ depulsæ
79-13 Ut quid destruxisti maceriam ejus?
143-14 Non est ruina maceriæ, neque transitus
Prov. 24-31 Et maceria lapidum destructa erat
Cant. 2-14 In foraminibus petræ, in caverna maceriæ
Isai. 5- 5 Diruam maceriam ejus, et erit in conculc.
Osee. 2- 6 Et sepiam eam maceria
Mich. 7-11 Dies, ut ædificentur maceriæ tuæ
Ephes. 2-14 Medium parietem maceriæ solvens

MACHABÆUS.

Cognomen Judæ filii Mathathiæ.

1 *Mac.* 2- 4 Et Judam, qui vocabatur Machabæus
-66 Et Judas Machabæus fortis viribus a juventute sua
3- 1 Surrexit Judas, qui vocabatur Machabæus
5-24 Judas Machabæus, et Jonathas frater ejus
-34 Cognoverunt castra Timothei quia Machabæus est
8- 20 Judas Machabæus, et fratres ejus, et pop.
2 *Mac.* 2-20 De Juda vero Machabæo, et fratribus ejus
5-27 Judas a. Machabæus, qui decimus fuerat
8- 1 Judas vero Machabæus et qui cum illo erant
- 5 At Machabæus, congregata multitudine
-16 Convocatis a. Machabæus septem millibus
10- 1 Machabæus autem, et qui cum eo erant
-16 Hi vero qui erant cum Machabæo
-19 Machabæus ad eorum expugnationem
-21 Cum autem Machabæo nuntiatum esset
-25 Machabæus autem, et qui cum ipso erant
-30 Ex quibus duo Machabæum medium habentes
-33 Machabæus autem, et qui cum eo erant
-35 Viginti juvenes ex his qui cum Machabæo erant
11- 6 Ut autem Machabæus, et qui cum eo erant
- 7 Et ipse primus Machabæus, sumptis armis
-15 Annuit autem Machabæus precibus Lysiæ Quæcumque Machabæus scripsit Lysiæ de Judæis
12-15 Machabæus autem, invocato magno mundi Principe
-19 Qui erant duces cum Machabæo
-20 At Machabæus, ordinatis circum se sex millibus
13-24 Machabæum amplexatus est
14- 6 Assidæi Judæorum, quibus præest Judas Machabæus, bella nutriunt
-27 Jubere tamen Machabæum citius vinctum
-30 Machabæus videns secum austerius agere
15- 7 Machabæus autem semper confidebat
-21 Considerans Machabæus adventum multitudinis

MACHATI.

Pater Aasbai, et inter viros triginta nobiliores in exercitu David.

2 *Reg.* 23-34 Elipheleth filius Aasbaï filii Machati

MACHATI *vel* MACHATHI.

Quæ et est Maacha, urbs Amorrhæorum, sita juxta regionem Gessuri et montem Hermon.

Deut. 3-14 Usque ad terminos Gessuri et Machati
Josue. 12- 5 Gessuri, et Machati, et dimidiæ partis Galaad
13-11 Galaad, ac terminum Gessuri et Machati
-13 Nolueruntque disperdere filii Israel Gessuri et Machati
1 *Par.* 4-19 Et Esthamo, qui fuit de Machathi

MACHBANAI.

Nomen principis in tribu Gad, qui transfugit ad David, cum lateret in deserto.

1 *Par.* 12-13 Jeremias decimus, Machbanaï undecimus

MACHBENA. *Nomen loci in tribu Juda.*

1 *Par.* 2-49 Genuit a. Saaph... Suë patrem Machbena

MACHI. *Pater Guel principis in tribu Gad.*

Num. 13-16 De tribu Gad, Guël filium Machi

MACHINA.

Deut. 20-20 Et instrue machinas, donec capias civitatem
2 *Par.* 26-15 Fecit in Jerusalem diversi generis machinas
Esth. 16-13 Inauditis machinis expetivit in mortem
1 *Mac.* 5-30 Portantes scalas et machinas
6-20 Fecerunt balistas et machinas
-31 Et fecerunt machinas; et exierunt
-37 Et super eas machinæ
-51 Statuit illic balistas et machinas
-52 Fecerunt autem et ipsi machinas adversus machinas eorum
9-64 Oppugnavit eam dies multos, et fecit machinas
-67 Et succenderunt machinas
11-20 Fecerunt contra eam machinas multas
13-43 Fecit machinas, et applicuit ad civitatem
-44 Eruperant qui erant intra machinam in civitatem
15-25 Admovens ei semper manus, et machinas faciens
2 *Mac.* 12-15 Principe, qui sine arietibus et machinis
-27 In hac autem machinæ multæ, et telorum erat apparatus

MACHINATIONES.

Esth. 8- 3 Et machinationes ejus pessimas... juberet irritas fieri

MACHINOR.

Gen. 42-11 Nec quidquam famuli tui machinantur mali
Esth. 16-18 Et ipse qui machinatus est
Prov. 6-14 Pravo corde machinatur malum
-18 Cor machinans cogitationes pessimas

MACHIR I.

Filius primogenitus, imo et unigenitus Manasse; nam ita loqui solet Scriptura, ut etiam eos vocet primogenitos qui fratres nullos habent. Sic Christus in Evangelio, Matth. 1-25, dicitur Virginis primogenitus. Ab eo nati sunt Machiritæ.

Gen. 50-22 Filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Joseph
Num. 26-29 De Manasse ortus est Machir, a quo familia Machiritarum. Machir genuit Galaad
27- 1 Filii Galaad, filii Machir, filii Manasse
32-39 Filii Machir, filii Manasse, perrexerunt
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir filio Manasse
36- 1 Accesserunt a. et principes... filii Machir
Deut. 3-15 Machir quoque dedi Galaad
Josue. 13-31 Filiis Machir, filii Manasse, dimidiæ parti filiorum Machir
17- 1 Machir primogenito Manasse patri Galaad
- 3 Filii Galaad, filii Machir, filii Manasse
Judic. 5-14 De Machir principes descenderunt
1 *Par.* 2 21 Ingressus est Hesron ad filiam Machir patris Galaad
-23 Omnes isti, filii Machir patris Galaad
7-14 Concubinaque ejus Syra peperit Machir patrem Galaad
-15 Machir autem accepit uxores filiis suis
-16 Peperit Maacha uxor Machir filium
-17 Hi sunt filii Galaad, filii Machir, filii Manasse

MACHIR II.

Filius Ammiel de Lodabar, vir primarius et potens, ex illustri et antiqua familia Machir filii Manasse patriarchæ, quem Miphiboseth quasi patronum et tutorem quæsivisse videtur, Davidem timens.

2 *Reg.* 9- 4 Ecce, ait, in domo est Machir filii Ammiel
- 5 Et tulit eum de domo Machir filii Ammiel
17-27 Et Machir filius Ammihel de Lodabar

MACHIRITÆ.

Posteri Machir filii Manasse.

Num. 26-29 Machir, a quo familia Machiritarum

MACHMAS.

Oppidum quod erat in confinio tribuum Benjamin et Ephraim.

1 *Reg.* 13- 2 Erant cum Saül duo millia in Machmas
- 5 Castrametati sunt in Machmas ad Orientem Bethaven
-11 Philisthiim congregati fuerant in Machmas
-16 Philisthiim consederant in Machmas

1 *Reg.* 13-23 Ut transcenderet in Machmas
14- 5 Unus scopulus prominens ad Aquilonem ex adverso Machmas
-31 Percusserunt... Philisthæos a Machmis
1 *Esdr.* 2-27 Viri Machmas, centum viginti duo
2 *Esdr.* 7-31 Viri Machmas, centum viginti duo
Isai. 10-28 Apud Machmas commendabit vasa sua
1 *Mac.* 9-73 Et habitavit Jonathas in Machmas

MACHMETHATH.

Terminus tribus Manasse in sorte Ephraïm.

Josue. 16- 6 Machmethath vero Aquilonem respicit
17- 7 Machmethath, quæ respicit Sichem

MACIES.

Gen. 41- 3 Fœdæ confectæque macie : et pascebantur
-21 Sed simili macie et squalore torpebant
2 *Reg.* 13- 4 Quare sic attenuaris macie, fili regis

MACILENTUS, A, UM.

Gen. 41-19 Boves in tantum deformes et macilentæ
Ezech. 34-20 Judico inter pecus pingue et macilentum
Dan. 1-10 Si viderit vultus vestros macilentiores

MACTO.

Gen. 46- 1 Mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac
Exod. 8-26 Quod si mactaverimus ea quæ colunt Ægyptii
29-11 Mactabis eum in conspectu Domini
-16 Quem cum mactaveris, tolles de sanguine
Levit. 4-24 In loco ubi solet mactari holocaustum
7- 2 Mactabitur et victima pro delicto
9- 7 Cumque mactaveris hostiam populi, ora
-15 Pro peccato populi offerens, mactavit hircum
16-15 Cumque mactaverit hircum pro peccato
Num. 28-30 Qui mactatur pro expiatione
1 *Reg.* 14-32 Et mactaverunt in terra : comeditq. populus
3 *Reg.* 1-19 Mactavit boves, et pinguia quæq., et arietes
8-63 Mactavitque Salomon hostias pacificas
19-21 Tulit par bonum, et mactavit illud
2 *Par.* 7- 5 Mactavit igitur rex Salomon hostias
18- 2 Mactavit Achab arietes et boves plurimos
29-22 Mactaverunt igitur tauros, et susceperunt sanguinem
Mactaverunt etiam arietes
Isai. 66- 3 Qui mactat pecus, quasi qui excerebret canem
Ezech. 44-11 Ipsi mactabunt holocausta et victimas pop.
1 *Mac.* 7-19 Et quosdam de populo mactavit
Joan. 10-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet

MACULA.

Exod. 12- 5 Erit autem agnus absque macula
Levit. 1-10 Masculum absque macula offeret
9- 3 Vitulum atque agnum anniculos et sine macula, in holocaustum
13-31 Sin a. viderit locum maculæ æqualem
-33 Radetur homo absque loco maculæ
-35 Sin a... rursus creverit macula in cute
-37 Si steterit macula, et capilli nigri fuerint
-39 Sciat non esse lepram, sed maculam coloris candidi
-49 Si alba vel rufa macula fuerit infecta
14-10 Ovem anniculam absque macula
-44 Parietes respersos maculis, lepra est
-56 (*Ista est lex*) lucentis maculæ
21-17 Qui habuerit maculam, non offeret panes
-21 Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron
-23 Nec accedat ad altare, quia maculam habet
22-20 Si maculam habuerit, non offeretis
-21 Omnis macula non erit in eo
24-19 Qui irrogaverit maculam cuilibet civium s.
-20 Qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur
Num. 19- 2 In qua nulla sit macula, nec portaverit jug.
Deut. 12-15 Sive mundum, hoc est, integrum et sine macula
15-21 Sin a. habuerit maculam, vel claudum fuerit
17- 1 Non immolabis... bovem, in quo est macula
18-13 Perfectus eris, et absque macula cum Dom.
Josue. 22-17 Macula hujus sceleris in nobis permanet
2 *Reg.* 14-25 Ad verticem non erat in eo ulla macula
Job. 11-15 Tunc levare poteris faciem tuam absque macula
18- 8 Et in maculis ejus ambulat
31- 7 Si manibus meis adhæsit macula
Psal. 14- 2 Qui ingreditur sine macula, et operatur justitiam
Prov. 9- 7 Qui arguit impium, sibi maculam generat
Cant. 4- 7 Amica mea, et macula non est in te
Sap. 7-26 Et speculum sine macula Dei majestatis
13-14 Omnem maculam quæ in illo est, perliniens
Eccli. 11-33 Et in electis imponet maculam
31- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula
33-24 Ne dederis maculam in gloria tua
47-22 Dedisti maculam in gloria tua
Dan. 1- 4 Pueros, in quibus nulla esset macula
1 *Mac.* 4-42 Et elegit sacerdotes sine macula
2 *Mac.* 6-25 Et per hoc maculam, atque execrationem meæ senectuti conquiram
Ephes. 5-27 Non habentem maculam, aut rugam
1 *Tim.* 6-14 Ut serves mandatum sine macula
2 *Petr.* 2-13 Et maculæ deliciis affluentes
Judæ. -12 Hi sunt in epulis suis maculæ
Apoc. 14- 5 Sine macula enim sunt ante thronum Dei

MACULO.

Gen. 49- 4 Ascendisti cubile patris tui, et maculasti stratum ejus
Levit. 13-44 Quicumque ergo maculatus fuerit lepra
18-20 Nec seminis commistione maculaberis
-23 Cum omni pecore non coïbis, nec maculaberis cum eo
22-25 Quia corrupta, et maculata sunt omnia
Num. 35-33 Quæ insontium cruore maculatur
Deut. 12-15 Sive immundum fuerit, hoc est, maculatum
Sap. 10-14 Mendaces ostendit, qui maculaverunt illum
Eccli. 34-21 Immolantis ex iniquo oblatio est maculata
Jerem. 2-22 Maculata es in iniquitate tua coram me
Jacob. 3- 6 Quæ maculat totum corpus, et inflammat
Judæ. - 8 Similiter et hi carnem quidem maculant
-23 Odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam

MACULOSUS, A, UM.

Gen. 30-32 Quodcumq. furvum, et maculosum... fuerit
-33 Omnia quæ non fuerint varia, et maculosa
-35 Separavit... arietes, varios atque maculosos
-39 Parerent maculosa et varia et diverso colore
31-10 Vidi in somnis ascendentes mares super fœminas, varios et maculosos
-12 Vide univ. masculos... varios, maculosos

MADABA.

Urbs Arabiæ in tribu Ruben. Sita erat trans Jordanem ad torrentem Arnon. Celebris est propter cædem Joannis filii Mathathiæ et fratris Judæ Machabæi, quem interfecerunt filii Jambri.

1 *Mac.* 9-36 Et exierunt filii Jambri ex Madaba
-37 Et ducunt sponsam ex Madaba

MADAI.

Tertius inter filios Japheth. Hic primum Medorum genti nomen indidit.

Gen. 10- 2 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
1 *Par.* 1- 5 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï

MADAN.

Tertius inter filios Abrahæ ex Cetura.

Gen. 25- 2 Quæ peperit ei Zamran, et Jecsan, et Madan
1 *Par.* 1-32 Filii a. Ceturæ... Zamran, Jecsan, Madan

MADEO.

Judic. 6-39 Oro ut... sit et omnis terra rore madens
1 *Reg.* 1-14 Digere paulisper vinum, quo mades

MADIA.

Unus e sacerdotibus qui cum Zorobabel ascenderunt de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 12- 5 Miamin, Madia, Belga

MADIAN.

Filius Abrahæ ex Cetura, a quo civitas trans Arabiam ad Meridiem Judææ sita, in deserto Saracenorum contra Orientem maris Rubri. Ab ipso Madianitæ dicti sunt populi, et Madianitis regio, quæ et Madian. In catalogo regum qui regnaverunt in terra Edom est Adad filius Badad, qui percussit Madian in regione Moab. Moyses fugiens ex Ægypto, moratus est in terra Madian, accepitque ibi uxorem Sephoram filiam Raguel, alias Jethro, sacerdotis Madian, quæ peperit ei filium quem vocavit Gersam et alterum quem vocavit Eliezer. Israelitis ex Ægypto per desertum prætergredientibus, Moysi occurrit Jethro cum Sephora et duobus filiis. Madianitarum autem et Moabitarum filiæ pulcherrimæ terram promissam jamjam intrantes Israelitas ad fornicationem et idololatriam pellexerunt. Ideo Zambri filius Sula, dux de cognatione et tribu Simeonis, et Cozbi mulier Madianitis, filia Sur principis nobilissimi Madianitarum a Phinee interempti sunt; tandemque Madianitæ et reges eorum quinque, et masculi omnes mulieresque deleti, virginibus tantum servatis. Aliquando autem Israelitæ septem annis Madianitis servierunt; sed eos Gedeon delevit, Israelitasque a servitute liberavit. In Judith dicitur Holofernes abduxisse cunctos filios Madian, et prædavisse omnes locupletationes eorum.

Gen. 25- 2 Quæ peperit ei... Madian, et Jesboc, et Sue
- 4 At vero ex Madian ortus est Epha et Opher
36-35 Qui percussit Madian in regione Moab
Exod. 2-15 Moratus est in terra Madian, et sedit juxta puteum
-16 Erant a. sacerdoti Madian septem filiæ
3- 1 Moyses autem pascebat oves Jethro soceri sui sacerdotis Madian
4-19 Dixit ergo Dominus ad Moysen in Madian
18- 1 Cumque audisset Jethro sacerdos Madian
Num. 22- 4 Dixit ad majores natu Madian
- 7 Seniores Moab, et majores natu Madian
25-18 Cozbi filiam ducis Madian sororem suam
Josue. 13-21 Percussit Moyses cum principibus Madian
Judic. 6- 1 Qui tradidit illos in manu Madian septem annis
- 3 Ascendebat Madian et Amalec, cæterique
- 6 Humiliatusque est Israël valde in conspectu Madian
-11 Purgaret frumenta in torculari, ut fugeret Madian
-13 Tradidit in manu Madian
-14 Liberabis Israël de manu Madian
-16 Percuties Madian quasi unum virum
-33 Igitur omnis Madian et Amalec et Orientales
7- 1 Erant autem castra Madian in valle
- 2 Nec tradetur Madian in manus ejus
- 7 Et tradam in manu tua Madian
- 8 Castra autem Madian erant subter in valle
-12 Madian a. et Amalec, et omnes Orientales
-13 Et in castra Madian descendere
-14 Tradidit e. Dominus in manus ejus Madian
-15 Tradidit enim Dominus in manus nostras castra Madian
-23 Viri Israël...persequebantur Madian
-24 Descendite in occursum Madian
-25 Apprehensosque duos viros Madian
Persecuti sunt Madian, capita Oreb et Zeb
8- 1 Cum ad pugnam pergeres contra Madian
- 3 Dominus tradidit principes Madian
- 5 Ut possimus persequi Zebee et Salmana reges Madian
-22 Quia liberasti nos de manu Madian
-26 Quibus reges Madian uti soliti erant
-28 Humiliatus est a. Madian coram filiis Israël
9-17 Ut erueret vos de manu Madian
3 *Reg.* 11-18 Cumque surrexissent de Madian
1 *Par.* 1-32 Madan, Madian, Jesboc, et Suë
-33 Filii autem Madian : Epha, et Epher
-46 Adad...qui percussit Madian in terra Moab
Judith. 2-16 Abduxitque omnes filios Madian
Psal. 82-10 Fac illis sicut Madian, et Sisaræ
Isai. 9- 4 Sceptrum exactoris ejus superasti, sicut in die Madian
10-26 Juxta plagam Madian in petra Oreb
60- 6 Dromedarii Madian et Epha
Habac. 3- 7 Turbabuntur pelles terræ Madian
Act. 7-29 Et factus est advena in terra Madian

MADIANITA.

Gen. 37-28 Prætereuntibus Madianitis negotiatoribus
-36 Madianitæ vendiderunt Joseph in Ægypto
Num. 10-29 Dixitq. Moys. Hobab filio Raguël Madianitæ
25-15 Cozbi filia Sur principis nobilissimi Madianitarum
-17 Hostes vos sentiant Madianitæ, et percutite
31- 2 Ulciscere prius filios Israël de Madianitis
- 3 Ultionem Domini expetere de Madianitis
- 7 Cumque pugnassent contra Madianitas
Judic. 6- 7 Postulans auxilium contra Madianitas

MADIANITIS. *Mulier.*

Num. 25- 6 Intravit... ad scortum Madianitidem
-14 Qui occisus est cum Madianitide, Zambri
-15 Porro mulier Madianitis, quæ pariter interfecta est, vocabatur Cozbi

MADIDUS.

Jerem. 23- 9 Et quasi homo madidus a vino

MADMENA.

Civitas tribus Judæ, quæ et Bersabee dicitur. Sunt tamen qui sentiant non ipsam esse Bersabee, verum in ejus vicinio sitam.

1 *Par.* 2-49 Genuit a. Saaph pater Madmena, Suë

MADON.

Civitas regis Jobab in terra Chanaan, quem interfecit Josue.

Josue. 11- 1 Rex Asor, misit ad Jobab regem Madon
12-19 Rex Madon unus, rex Asor unus

MAELETH.

Videtur esse nomen vel cantilenæ vulgaris, vel instrumenti musici, cui Psalmus sit consociandus.

Psal. 52- 1 In finem, pro Maëleth intelligentiæ David

MAGALA.

Magala circulum significat. Aut ergo est nomen proprium loci; aut ad locum Magala, *idem est atque* ad locum castrorum, *quod esset forma circulari.*

1 Reg. 17-20 Venit ad locum Magala, et ad exercitum

MAGDALEL. *Civitas in tribu Nephthali.*

Josue. 19-38 Et Jeron, et Magdalel, Horem

MAGDALENE.

Maria Magdalene soror Lazari suscitati et Marthæ. De ea variæ et multæ sunt opiniones circa identitatem, unctiones diversas et professionem, quas hic non possumus enarrare. Quod probabilius admissum ante nos etiam accipe. Porro ordo sequens sufficiat ut colligi potest ex quatuor Evangelistis, nempe: Maria, soror Lazari et Marthæ, primum ungit Dominum unguento et extergit pedes ejus capillis suis, in domo Simonis Pharisæi. Luc. 7-38. Maria soror Marthæ occurrit Christo venienti in domum suam, et nihil sollicita quid Christo ministraretur in cibum, vacat audiendo verbo Christi. Joan. 11-32. Maria soror Marthæ iterum effundit unguentum super pedes Christi quos extergit capillis suis. Joan. 12-3. Tertio Maria soror Marthæ effundit unguentum, non vero super pedes, sed super Christi caput apud Simonem Leprosum, in Bethania. Matth. 26-7. Cæterum Maria Magdalene, de qua septem exierant dæmonia, Christum sequebatur, ministrabatque ei de facultatibus suis. Luc. 8-2. Post passionem cucurrit ad monumentum ut videret Jesum, sedebatque flens ad sepulcrum cum altera Maria, quibus Angeli Christum surrexisse nuntiarunt. Joan. 20 et 28. Mariam Magdalenam Christus suscitatus a contactu corporis sui prohibuit, ejus præsentiam in carne plus æquo admirantem. Joan. 20. Denique Maria Magdalena annuntiavit Christi resurrectionem Apostolis. Joan. 20-18 et Marc. 16.

Matth. 27-56 Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi
-61 Erat autem ibi Maria Magdalene
28- 1 Venit Maria Magdalene, et altera Maria
Marc. 15-40 Inter quas erat Maria Magdalene
-47 Maria autem Magdalene, et Maria Joseph
16- 1 Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome
- 9 Apparuit primo Mariæ Magdalene
Luc. 8- 2 Maria, quæ vocatur Magdalene, de qua septem dæmonia exierant
24-10 Erat autem Maria Magdalene, et Joanna
Joan. 19-25 Maria Cleophæ, et Maria Magdalene
20- 1 Maria Magdalene venit mane
-18 Venit Maria Magdalene annuntians Discipulis

MAGDALGAD. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-37 Sanan, et Hadassa, et Magdalgad

MAGDALUM.

Locus ad quem filii Israel, cum exissent de Ægypto, pervenerunt, nondum transito mari Rubro; ibique habuerunt tertiam mansionem. Jeremias Judæos, qui secum fugerant, Babyloniorum impetum et iram declinantes, in hac urbe Ægypti habitasse refert. Fortasse fuit arx monti imposita.

Exod. 14- 2 Quæ est inter Magdalum et mare contra Beelsephon
Num. 33- 7 Et castrametati sunt ante Magdalum
Jerem. 44- 1 Habitantes in Magdalo, et in Taphnis
46-14 Auditum facite in Magdalo, et resonet

MAGDIEL.

Idumæus princeps, e semine Esaü.

Gen. 36-43 Dux Magdiel, dux Hiram
1 Par. 1-54 Dux Magdiel, dux Hiram

MAGEDAN.

Civitas est in littore stagni Genezareth sive maris Galilææ, cujus fit mentio, Matth. 15-39. Sanctus Hieronymus hanc regionem nunc Macedan contra Jerasan scribit in locis Hebraicis. A quibusdam dicitur et Dalmanutha regio et Magdalum, sita inter locum Genesar et Thabor, ex Marc. 8-10.

Matth. 15-39 Et venit in fines Magedan

MAGEDDO.

Urbs regia Chananæorum. Rex Mageddo unus est ex iis quos Josue devicit; et habitatores Mageddo posuit in tribu Manasse, quæ eos nec delere nec expellere potuit. Hanc urbem reædificavit Salomon. Ochozias rex Juda vulneratus fugit in Mageddo, et mortuus est ibi. Ascendit Pharao Nechao rex Ægypti contra regem Assyriorum, et abiit Josias rex Juda in occursum ejus, et occisus est in Mageddo.

Josue. 12-21 Rex Thenac unus, rex Mageddo unus
17-11 Et habitatores Mageddo cum viculis suis
Judic. 1-27 Et Jeblaam, et Mageddo cum viculis suis
5-19 Pugnaverunt reges Chanaan in Thanach juxta aquas Mageddo
3 Reg. 4-12 Bana filius Ahilud regebat Thanach et Mageddo
9-15 Et Heser, et Mageddo, et Gazer
4 Reg. 9-27 Qui fugit in Mageddo, et mortuus est ibi
23-29 Occisus est in Mageddo, cum vidisset eum
-30 Portaverunt eum servi sui mortuum de Mageddo
1 Par. 7-29 Thanach et filias ejus, Mageddo et filias ejus
2 Par. 35-22 Perrexit ut dimicaret in campo Mageddo
Zach. 12-11 Sicut planctus Adadremmon in campo Mageddon

MAGETH. *Civitas in regione Galaad.*

1 Mac. 5-26 Et in Casphor, et Mageth, et Carnaïm
-36 Cepit Casbon, et Mageth, et Bosor

MAGI.

Sapientes apud Persas Magi dicebantur, quo sensu etiam Evangelistam hanc vocem usurpasse probabilissimum est, et quia ab Oriente venerunt, ubi celebre Magorum nomen erat, et quia stella sunt ducti; quasi homines qui astrorum contemplatione delectarentur, in qua omnis tunc Magorum sapientia versabatur; quare Evangelista honoris causa Magos videtur appellasse; alioqui nemo nescit Magi nomen incantatoribus, etiam præstigiatoribus et maleficis tribui. Reges fuisse multi et quidem graves Patres tradiderunt, Athanasius, Nazianzenus, Chrysostomus, Theophylactus, Cyprianus, Tertullianus, Hieronymus, Isidorus et alii, et veteres picturæ astipulantur, receptaque passim opinio inter Christianos; ut etiam tres fuisse, quorum nomina Gaspar, Melchior, Baltassar. Ab Oriente venerunt, *id est, e regione quæ in comparatione Judææ erat Orientalis; neque enim significatur ab extremo Oriente venisse. Verisimile est regionem hanc Arabiam fuisse, quod ex illo etiam Psalmi 71-10 probari potest :* Reges Arabum et Saba dona adducent, *et ex illo Isaiæ 60-6 :* Omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes. *Alii tamen putant ex Perside, alii ex Mesopotamia, alii ex Chaldæa venisse. Nihil certi statui potest. Venerunt adoratum Christum decimo tertio die post illum natum. Inest donis et muneribus eorum mystica significatio, quam Juvencus presbyter a sancto Hieronymo laudatus, hoc versiculo comprehendit :*

Thus, aurum, myrrham, regique, hominique, Deoque
Dona ferunt.

Matth. 2- 1 Ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosolym.
- 7 Tunc Herodes clam vocatis Magis
-16 Videns quoniam illusus esset a Magis
Secundum tempus quod exquisierat a Magis

MAGIA.

Act. 8-11 Quod multo tempore magiis suis dementasset eos

MAGICA.

Sap. 17- 7 Et magicæ artis appositi erant derisus

MAGIS.

Gen. 19- 9 Te ergo ipsum magis quam hos affligemus
23-11 Sed tu magis ausculta quod loquor
32-28 Quanto magis contra homines prævalebis?
Exod. 1-12 Tanto magis multiplicabantur, et crescebant
5- 5 Quanto magis si dederitis eis requiem ab operibus?
Num. 15-40 Sed magis memores præceptorum Domini
Deut. 5-27 Tu magis accede : et audi cuncta
7- 4 Et ut magis serviat diis alienis
31-27 Quanto magis cum mortuus fuero?
Josue. 22-24 Et non ea magis cogitatione atque tractatu
Ruth. 1-13 Quia vestra angustia magis me premit
1 Reg. 2-29 Et magis honorasti filios tuos quam me
14-30 Quanto magis si comedisset populus
15-22 Auscultare magis quam offerre adipem arietum
18-29 Et Saül magis cœpit timere David
23- 3 Quanto magis si ierimus in Ceïlam?
2 Reg. 4-11 Quanto magis nunc, cum homines impii
12-23 Ego vadam magis ad eum
16-11 Quanto magis nunc filius Jemini?
19-43 Magisque ad me pertinet David quam ad te
20- 6 Nunc magis afflicturus est nos Seba
4 Reg. 5-13 Quanto magis quia nunc dixit tibi : Lavare
9-12 Falsum est, sed magis narra nobis
1 Par. 11-18 Sed magis libavit illam Domino
21- 4 Sed sermo regis magis prævaluit
2 Par. 1-11 Quia hoc magis placuit cordi tuo
16-12 Sed magis in medicorum arte confisus est
2 Esdr. 6- 9 Quam ob causam magis confortavi manus
Tobiæ. 3- 6 Expedit enim mihi mori magis quam vivere
6-22 Amore filiorum magis quam libidine ductus
12- 8 Bona est oratio cum jejunio, et eleemosyna magis quam thesauros auri recondere
Judith. 6-17 Ut eorum magis tu interitum videas
Esth. 3- 6 Magisque voluit omnem Judæorum, qui erant in regno Assueri, perdere nationem
Job. 4-19 Quanto magis hi qui habitant domos luteas
15-16 Quanto magis abominabilis et inutilis homo
25- 6 Quanto magis homo putredo, et filius hom.
31-34 Et non magis tacui, nec egressus sum ostium
42-12 Dominus autem benedixit novissimis Job magis quam principio ejus
Psal. 51- 5 Iniquitatem magis quam loqui æquitatem
83-11 Magis quam habitare in tabernaculis peccat.
Prov. 8-10 Doctrinam magis, quam aurum eligite
11-31 Quanto magis impius et peccator?
15-11 Quanto magis corda filiorum hominum
16- 5 Accepta est autem apud Deum magis
17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus
18-24 Magis amicus erit, quam frater
21- 3 Magis placet Domino, quam victimæ
26-12 Magis illo spem habebit insipiens
28-23 Gratiam postea inveniet apud eum, magis quam ille
29-20 Stultitia magis speranda est, quam illius correptio
Eccle. 4- 2 Et laudavi magis mortuos, quam viventes
7-12 Et magis prodest videntibus solem
-25 Multo magis quam erat : et alta profunditas
11- 6 Quia nescis quid magis oriatur : hoc aut illud
Sap. 8- 6 Quis horum, quæ sunt, magis quam illa est artifex?
-20 Et cum essem magis bonus, veni ad corpus incoinquinatum
Prolog. Eccli. Magis magisque attendant animo
Eccli. 4-11 Et miserebitur tui magis quam mater
10-34 Qui autem gloriatur in paupertate, quanto magis in substantia?
11-11 Et tanto magis non abundabit
13-12 Discede : ex hoc enim magis te advocabit
29-14 Et proderit tibi magis quam aurum
41-15 Hoc enim magis permanebit tibi
Isai. 8- 6 Et assumpsit magis Rasin, et filium Romeliæ
-20 Ad legem magis, et ad testimonium
54- 1 Quoniam multi filii desertæ, magis quam ejus quæ habet virum
58- 6 Nonne hoc est magis jejunium, quod elegi?
Jerem. 5- 5 Et ecce magis hi simul confregerunt jugum
8- 3 Et eligent magis mortem quam vitam
Ezech. 15- 5 Quanto magis cum illud ignis devoraverit
18-25 Et non magis viæ vestræ pravæ sunt
-29 Domus Isr., et non magis viæ vestræ pravæ?
Osee. 2- 7 Quia bene mihi erat tunc magis quam nunc
1 Mac. 1-65 Et elegerunt magis mori, quam cibis coinq.
2 Mac. 6-19 At ille gloriosissimam mortem magis quam odibilem vitam complectens
7- 2 Magis quam patrias Dei leges prævaricari
12-22 Ita ut magis a suis dejicerentur
Matth. 6-26 Nonne vos magis pluris estis illis?
-30 Si... Deus sic vestit : quanto magis vos modicæ fidei?
7-11 Quanto magis Pater vester, qui in cœlis est
10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt : quanto magis domesticos ejus?
12-12 Quanto magis melior est homo ove?

Matth. 18-13 Amen dico vobis, quia gaudet super eam magis quam super nonaginta novem
20-31 At illi magis clamabant, dicentes : Domine
27-23 At illi magis clamabant, dicentes : Crucifigatur
-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret
Marc. 5-26 Sed magis deterius habebat
6-51 Et plus magis intra se stupebant
7-36 Tanto magis plus prædicabant
9-41 Bonum est ei magis si circumdaretur mola
10-26 Qui magis admirabantur, dicentes ad semet.
-48 At ille multo magis clamabat : Fili David
15-11 Ut magis Barabbam dimitteret eis
-14 At illi magis clamabant : Crucifige eum
Luc. 5-15 Perambulabat autem magis sermo de illo
11-13 Quanto magis Pater vester de cœlo dabit
12-24 Quanto magis vos pluris estis illis ?
-28 Si... Deus sic vestit : quanto magis vos pusillæ fidei ?
18-39 Ipse vero multo magis clamabat : Fili David
Joan. 3-19 Dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem
5-18 Ergo magis quærebant eum Judæi interficere
12-43 Dilexerunt enim gloriam hominum magis, quam gloriam Dei
19- 8 Cum ergo audisset Pilatus... magis timuit
Act. 5-14 Magis autem augebatur credentium in Domino multitudo virorum
-29 Obedire oportet Deo magis, quam hominib.
9-22 Saulus autem multo magis convalescebat
20-35 Beatius est magis dare, quam accipere
22- 2 Magis præstiterunt silentium
27-11 Gubernatori et nauclero magis credebat
Rom. 5- 9 Multo igitur magis nunc justificati in sang.
-10 Multo magis reconciliati, salvi erimus
-15 Multo magis gratia Dei, et donum in gratia
-17 Multo magis abundantiam gratiæ... accipientes
11-12 Quanto magis plenitudo eorum ?
-24 Quanto magis ii, qui secundum naturam inserentur suæ olivæ ?
14-13 Sed hoc judicate magis, ne ponatis offendic.
1 Cor. 5- 2 Et non magis luctum habuistis ut tollatur
6- 3 Angelos judicabimus : quanto magis sæcularia ?
- 7 Quare non magis injuriam accipitis ? Quare non magis fraudem patimini ?
7-21 Sed et si potes fieri liber, magis utere
9-15 Bonum est enim mihi magis mori
12-22 Sed multo magis quæ videntur membra corporis infirmiora esse
14- 1 Magis autem ut prophetetis
- 5 Magis autem prophetare
2 Cor. 2- 7 Ita ut e contrario magis donetis, et consolemini
3- 8 Quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria ?
- 9 Multo magis abundat ministerium justitiæ
-11 Multo magis quod manet, in gloria est
5- 8 Bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore
7- 7 Ita ut magis gauderem
-13 Magis gavisi sumus super gaudio Titi
Galat. 4-27 Magis quam ejus quæ habet virum
Ephes. 4-28 Magis a. laboret, operando manibus suis
5- 4 Sed magis gratiarum actio
-11 Magis autem redarguite
Philip. 1- 9 Ut charitas vestra magis ac magis abundet
-12 Magis ad profectum venerunt Evangelii
-23 Et esse cum Christo, multo magis melius
2-12 Sed multo magis nunc in absentia mea
3- 4 Si quis alius videtur confidere in carne, ego magis
1 Thes. 4-10 Rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis
1 Tim. 1- 4 Quæ quæstiones præstant magis quam ædificationem Dei
6- 2 Sed magis serviant, quia fideles sunt
2 Tim. 3- 4 Et voluptatum amatores magis quam Dei
Phile. - 9 Propter charitatem magis obsecro
-16 Maxime mihi; quanto autem magis tibi
Hebr. 9-14 Quanto magis sanguis Christi
10-25 Et tanto magis quanto videritis appropinquantem diem
-29 Quanto magis putatis deteriora mereri supplicia
11-25 Magis eligens affligi cum populo Dei
12- 9 Non multo magis obtemperabimus Patri
-13 Ut non claudicans quis erret, magis autem sanetur
2 Petr. 1-10 Quapropter, fratres, magis satagite
2-10 Magis autem eos, qui post carnem in concupiscentia immunditiæ ambulant

MAGISTER.

Gen. 37-36 Putiphari eunucho Pharaonis magistro mil.
40-16 Videns pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset
-20 Recordatus est inter epulas magistri pincernarum
41- 9 Demum reminiscens pincernarum magister
-10 Me et magistrum pistorum retrudi jussit
47- 6 Constitue illos magistros pecorum meorum
Exod. 1-11 Præposuit itaque eis magistros operum
Num. 11-16 Tu nosti quod senes populi sint ac magistri
Deut. 16-18 Judices et magistros constitues
Josue. 23- 2 Vocavit Josue... duces et magistros
24- 1 Et vocavit... et judices, et magistros
1 Reg. 12- 9 Tradidit eos in manu Sisaræ magistri militiæ
2 Reg. 10-16 Sobach autem, magister militiæ Adarezer
19-13 Si non magister militiæ fueris coram me
2 Par. 19-11 Habetisque magistros Levitas coram vobis
34-13 Erant scribæ, et magistri de Levitis janitores
Prov. 5-13 Et magistris non inclinavi aurem meam ?
Eccle. 12-11 Quæ per magistrorum consilium data sunt
Isai. 50- 4 Erigit mihi aurem, ut audiam quasi magistrum
Jerem. 39- 9 Transtulit Nabuzardan magister militum
-10 Dimisit Nabuzardan magister militum
-11 Nabuzardan magistro militum, dicens
40- 1 Postquam dimissus est a Nabuzardan magistro militiæ
- 5 Dedit quoque ei magister militiæ cibaria
52-14 Qui erat cum magistro militiæ
-19 Argentea, argentea, tulit magister militiæ
-24 Tulit magister militiæ Saraiam sacerdotem
Malac. 2-12 Disperdet Dominus... magistrum et discip.
1 Mac. 6-37 Pugnabant desuper, et Indus magister bestiæ
2 Mac. 1-10 Aristobolo magistro Ptolæmei regis
Matth. 8-19 Magister, sequar te, quocumque ieris
9-11 Quare cum publicanis et peccatoribus manducat Magister vester ?
10-24 Non est discipulus super magistrum
-25 Sufficit discipulo, ut sit sicut magister ejus
12-38 Magister, volumus a te signum videre
17-23 Magister vester non solvit didrachma ?
19-16 Ait illi : Magister bone, quid boni faciam
22-16 Dicentes : Magister, scimus quia verax es
-24 Dicentes : Magister, Moyses dixit
-36 Magister, quod est mandatum magnum
23- 8 Unus est enim Magister vester
-10 Nec vocemini magistri : quia Magister vester unus est, Christus
26-18 Magister dicit : Tempus meum prope est
Marc. 2-16 Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit Magister vester ?
4-38 Magister, non ad te pertinet, quia perimus
5-35 Mortua est : quid ultra vexas Magistrum ?
9-16 Dixit : Magister, attuli filium meum ad te
-37 Magister, vidimus quemdam in nomine tuo
10-17 Magister bone, quid faciam ut vitam æternam percipiam ?
-20 Magister, hæc omnia observavi a juventute
-35 Magister, volumus, ut quodcumque petierimus
12-14 Dicunt ei : Magister, scimus quia verax es
-19 Magister, Moyses nobis scripsit
-32 Bene Magister, in veritate dixisti
13- 1 Magister, aspice quales lapides, et quales structuræ
14-14 Dicite domino domus, quia Magister dicit
Luc. 3-12 Dixerunt ad illum : Magister, quid faciemus
6-40 Non est discipulus super magistrum : perfectus a. om. erit, si sit sicut magister ejus
7-40 At ille ait : Magister, dic
9-38 Magister, obsecro te, respice in filium meum
10-25 Magister, quid faciendo vitam æternam possidebo ?
11-45 Ait illi : Magister, hæc dicens etiam contumeliam nobis facis
12-13 Magister, dic fratri meo ut dividat mecum
18-18 Dicens : Magister bone, quid faciens vitam æternam possidebo ?
19-39 Magister, increpa Discipulos tuos
20-21 Dicentes : Magister, scimus quia recte dicis
-28 Dicentes : Magister, Moyses scripsit nobis
-39 Dixerunt ei : Magister, bene dixisti
22-11 Dicit tibi Magister : Ubi est diversorium
Joan. 1-38 Quod dicitur interpretatum Magister
3- 2 Rabbi, scimus quia a Deo venisti Magister
-10 Tu es magister in Israel, et hæc ignoras ?
8- 4 Magister, hæc mulier modo deprehensa est
11-28 Dicens : Magister adest, et vocat te
13-13 Vos vocatis me, Magister, et Domine
-14 Si... ego lavi pedes vestros, Do., et Magister
20-16 Rabboni (quod dicitur Magister)
Rom. 2-20 Eruditorem insip., magistrum infantium
2 Tim. 1-11 Prædicator, et Apostolus, et magister gent.
4- 3 Ad sua desideria coacervabunt sibi magistros
Hebr. 5-12 Cum deberetis magistri esse propter tempus
Jacob. 3- 1 Nolite plures magistri fieri, fratres mei
2 Petr. 2- 1 Sicut et in vobis erunt magistri mendaces

MAGISTRATUS.

1 Par. 25- 1 Igitur David et magistratus exercitus
1 Esdr. 9- 2 Manus etiam princ. et magistratuum fuit
2 Esdr. 2-16 Magistratus autem nesciebant quo abiissem Et magistratibus, et reliquis qui faciebant opus
4-14 Et aio ad optimates et magistratus
-19 Et dixi ad optimates, et ad magistratus
5- 7 Et increpavi optimates et magistratus
-17 Judæi q. et magistratus, centum quinquag.
7- 5 Et congregavi optimates, et magistratus
12-39 Et dimidia pars magistratuum mecum
13-11 Et egi causam adversus magistratus, et dixi
Judith. 2- 7 Holofernes vocavit duces, et magistratus
Isai. 41-25 Et adducet magistratus quasi lutum
Jerem. 51-23 Et collidam in te duces et magistratus
-28 Sanctificate... universos magistratus ejus
-57 Et inebriabo... duces ejus, magistratus ejus
Ezech. 23- 6 Vestitos hyacintho, principes et magistratus
-12 Ducibus et magistratibus, ad se venientibus
-23 Duces et magistratus universos, principes
Dan. 2-48 Et constituit... præfectum magistratuum super cunctos sapientes Babylonis
3- 2 Misit ad congregandos satrapas, magistratus
- 3 Tunc congregati sunt satrapæ, magistratus
-94 Et congregati satrapæ, et magistratus, et judices
4-33 Et magistratus mei requisierunt me
6- 7 Consilium inierunt omnes principes regni tui, magistratus, et satrapæ
1 Mac. 8-16 Et committunt uni homini magistratum s.
Luc. 12-11 Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus et potestates
22- 4 Cum principibus sacerd., et magistratibus
-52 Principes sacerdotum, et magistratus templi
23-13 Convocatis... et magistratibus, et plebe
Act. 4- 1 Supervenerunt sacerd. et magistratus templ
5-24 Ut a. audierunt hos sermones magistratus
-26 Tunc abiit magistratus cum ministris
16-20 Et offerentes eos magistratibus, dixerunt
-22 Et magistratus, scissis tunicis eorum, jusserunt eos virgis cædi
-35 Miserunt magistratus lictores, dicentes
-36 Quia miserunt magistratus ut dimittamini
-38 Nuntiaverunt autem magistratibus lictores

MAGNALIA.

Exod. 14-13 State, et videte magnalia Domini
Deut. 10-21 Qui fecit tibi hæc magnalia et terribilia
11- 2 Qui non viderunt disciplinam Do. Dei vestri, magnalia ejus et robustam manum
2 Reg. 7-21 Secund. cor tuum fecisti om. magnalia hæc
-23 Faceretque eis magnalia, et horribilia
4 Reg. 8- 4 Narra mihi omnia magnalia quæ fecit Eliseus
1 Par. 17-19 Et nota esse voluisti universa magnalia
Psal. 70-19 Quæ fecisti magnalia : Deus, quis similis tibi
105-21 Qui salvavit eos, qui fecit magnalia in Ægypto
Sap. 18-24 Et parentum magnalia in quatuor ordinibus lapidum erant sculpta
Eccli. 1-15 Et in agnitione magnalium suorum
17- 7 Ostendere illis magnalia operum suorum
- 8 Ut magnalia enarrent operum ejus
-11 Et magnalia honoris ejus vidit oculus illor.
18- 3 Quis enim investigabit magnalia ejus ?
- 5 Neq. adjicere, nec est invenire magnalia Dei
36- 2 Et enarrent magnalia tua
-13 Non est Deus nisi tu, et enarrent magnalia t.
42-21 Magnalia sapientiæ suæ decoravit
2 Mac. 3-34 Nuntia omnibus magnalia Dei, et potestatem
Act. 2-11 Loquentes nostris linguis magnalia Dei

MAGNANIMUS.

Judic. 5-15 Magnanimorum reperta est contentio
-16 Magnanimorum reperta est contentio

MAGNATES *et* MAGNATUS.

Judith. 5-26 Irati sunt omnes magnates Holofernis
Eccli. 4- 7 Et magnato humilia caput tuum
8-10 Et servire magnatis sine querela
11- 1 In medio magnatorum consedere illum faciet
20-29 Homo prudens placebit magnatis
-30 Qui vero placet magnatis, effugiet iniquit.
23-18 In medio enim magnatorum consistis
28-17 Et domos magnatorum effodit
32-13 In medio magnatorum non præsumas
33-19 Audite me, magnates, et omnes populi
38- 3 Et in conspectu magnatorum collaudabitur

Eccli. 39- 4 In medio magnatorum ministrabit

MAGNIFICE.

Num. 24-11 Decreveram quidem magnifice honorare te
Isai. 12- 5 Cantate Domino quoniam magnifice fecit
Zach. 12- 7 Ut non magnifice glorietur domus David
2 Mac. 1-11 A Deo liberati, magnifice gratias agimus ipsi
2- 9 Magnifice etenim sapientiam tractabat
4-22 Et magnifice ab Jasone et civitate susceptus
15-27 Præsentia Dei magnifice delectati
-32 Magnifice gloriatus est

MAGNIFICENTIA.

Deut. 32- 3 Date magnificentiam Deo nostro
33-26 Magnificentia ejus discurrunt nubes
1 Par. 16-27 Confessio et magnificentia coram eo
17-19 Fecisti omnem magnificentiam hanc
29-11 Tua est, Domine, magnificentia, et potentia
Esth. 1- 7 Vinum q. ut magnificentia regia dignum erat
2-18 Dona largitus est juxta magnificentiam principalem
Psal. 8- 2 Quoniam elevata est magnificentia tua super cœlos
28- 4 Vox Domini in magnificentia
67-35 Magnificentia ejus, et virtus ejus in nubibus
70-21 Multiplicasti magnificentiam tuam
95- 6 Sanctimonia et magnificentia in sanctificat.
110- 3 Confessio et magnificentia opus ejus
144- 5 Magnificentiam gloriæ sanctitatis tuæ loquentur
-12 Et gloriam magnificentiæ regni tui
Sap. 18-24 Magnificentia tua in diademate capitis illius sculpta erat
Eccli. 39-20 Date nomini ejus magnificentiam
43-32 Et admirabilis magnificentia ejus
44- 2 Multam gloriam fecit Dominus magnificentia sua a sæculo
Isai. 4- 2 Erit germen Domini in magnificentia
Dan. 4-33 Magnificentia amplior addita est mihi
5-18 Regnum et magnificentiam... dedit Nabuc.
-19 Propter magnificentiam quam dederat ei
Zach. 11- 3 Quia vastata est magnificentia eorum
Judæ. -25 Gloria et magnificentia, imperium

MAGNIFICO.

Gen. 12- 2 Magnificabo nomen tuum, erisq. benedictus
19-19 Et magnificasti misericordiam tuam
24-35 Magnificatusq. est : et dedit ei oves et boves
Exod. 15- 1 Gloriose enim magnificatus est
- 6 Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine
-21 Gloriose enim magnificatus est
Num. 14-17 Magnificetur ergo fortitudo Domini
Josue. 4-14 In die illo magnificavit Dominus Josuë
1 Reg. 2-21 Et magnificatus est puer Samuel apud Dom.
26-24 Et sicut magnificata est anima tua hodie Sic magnificetur anima mea in oculis Dom.
2 Reg. 7-22 Idcirco magnificatus es, Domine Deus
-26 Ut magnificetur nomen tuum usq. in semp.
22-51 Magnificans salutes regis sui, et faciens
3 Reg. 1-47 Et magnificet thronum ej. super thronum t.
10-23 Magnificatus est ergo rex Salomon super om.
1 Par. 17-24 Permaneatque et magnificetur nomen tuum
29-25 Magnificavit ergo Dominus Salomonem
2 Par. 1- 1 Et magnificavit eum in excelsum
9-22 Magnificatus est igitur Salomon super om.
17-12 Et magnificatus est usque in sublime
Judith. 12-18 Quoniam magnificata est anima mea hodie
13-25 Quia hodie nomen tuum ita magnificavit
-31 Magnificabitur super te Deus Israël
Job. 7-17 Quid est homo, quia magnificas eum ?
Psal. 10-18 Ut non apponat ultra magnificare se homo
11- 5 Dixerunt: Linguam nostram magnificabimus
17-51 Magnificans salutes regis ejus, et faciens
19- 6 Et in nomine Dei nostri magnificabimur
33- 4 Magnificate Dominum mecum
34-27 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
39-17 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
40-10 Magnificavit super me supplantationem
56-11 Quoniam magnificata est usque ad cœlos
68-31 Et magnificabo eum in laude
69- 5 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
71-17 Omnes gentes magnificabunt eum
91- 6 Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
103- 1 Do. Deus meus, magnificatus es vehementer
-24 Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
125- 2 Magnificavit Dominus facere cum eis
- 3 Magnificavit Dominus facere nobiscum
137- 2 Quoniam magnificasti super omne, nomen
138-14 Quia terribiliter magnificatus es
Eccle. 2- 4 Magnificavi opera mea, ædificavi mihi dom.
Sap. 18- 1 Et quia non et ipsi eadem passi erant, magnificabant te
- 8 Sic et nos provocans magnificasti
19 9 Magnificantes te, Domine, qui liberasti illos
Sap. 19-20 In omnibus enim magnificasti populum
Eccli. 10-26 Et noli magnificare virum peccatorem divit.
25- 9 Novem insuspicabilia cordis magnificavi
33-10 Ex ipsis exaltavit et magnificavit Deus
36- 4 Sic in conspectu nostro magnificaberis in eis
43-35 Et quis magnificabit eum sicut est ab initio?
45- 2 Et magnificavit eum in timore inimicorum
Isai. 9- 3 Multiplicasti gentem, et non magnificasti lætitiam
28-29 Ut mirabile faceret consilium, et magnificaret justitiam
33- 5 Magnificatus est Dominus, quon. habitabit
42-21 Ut sanctificaret eum : et magnificaret legem
Jerem. 5-27 Ideo magnificati sunt et ditati
Ezech. 38-23 Et magnificabor, et sanctificabor
Dan. 4-19 Tu es rex, qui magnificatus es, et invaluisti
-34 Laudo, et magnifico, et glorifico regem cœli
8- 4 Fecitque secundum voluntatem suam, et magnificatus est
-10 Magnificatum est usq. ad fortitudinem cœli
-11 Ad principem fortitudinis magnificatum est
-25 Et cor suum magnificabit, et in copia rerum
11-36 Et magnificabitur adversus omnem deum
Joel. 2-21 Quoniam magnificavit Dominus ut faceret
Abdiæ. -12 Et non magnificabis os tuum in die angustiæ
Mich. 5- 4 Nunc magnificabitur usq. ad terminos terræ
Soph. 2- 8 Et magnificati sunt super terminos eorum
-10 Et magnificati sunt super populum Domini
Malac. 1- 5 Magnificetur Dominus super terminum Isr.
1 Mac. 5-63 Et viri Juda magnificati sunt valde
8-14 Nec induebatur purpura, ut magnificaretur
10- 3 Verbis pacificis, ut magnificaret eum
-65 Et magnificavit eum rex
2 Mac. 3-30 Benedicebant, quia magnificabat locum
4-24 Cum magnificasset faciem potestatis ejus
Matth. 15-31 Et magnificabant Deum Israël
23- 5 Dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias
Luc. 1-46 Magnificat anima mea Dominum
-58 Quia magnificavit Dominus misericordiam
4-15 Et magnificabatur ab omnibus
5-25 Et abiit in domum suam, magnificans Deum
-26 Apprehendit omnes, et magnificabant Deum
7-16 Et magnificabant Deum, dicentes
17-15 Cum magna voce magnificans Deum
18-43 Et sequebatur illum magnificans Deum
Act. 5-13 Sed magnificabat eos populus
10-46 Loquentes linguis, et magnificantes Deum
19-17 Et magnificabatur nomen Domini Jesu
21-20 At illi cum audissent, magnificabant Deum
Rom. 15-11 Et magnificate eum, omnes populi
2 Cor. 10-15 In vobis magnificari secund. regulam nost.
Philip. 1-20 Et nunc magnificabitur Christus in corpore meo
Apoc. 15- 4 Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum?

MAGNIFICUS, A, UM.

Exod. 15-11 Quis similis tui, magnificus in sanctitate ?
Judic. 16-23 Ut immolarent hostias magnificas Dagon
1 Reg. 12-24 Vidistis enim magnifica quæ in vobis gesserit
Isai. 10-12 Visitabo sup. fructum magnifici cordis regis
22- 5 Scrutans mur., et magnificus super montem
33-21 Solummodo ibi magnificus est Dom. noster
Thren. 1-15 Abstulit omnes magnificos meos Dominus
Dan. 11-36 Adversus Deum deorum loquetur magnifica
Zach. 11- 2 Quoniam magnifici vastati sunt
2 Mac. 8-15 Propter invocationem sancti et magnifici nominis ejus
2 Petr. 1-17 Voce delapsa ad eum hujuscemodi a magnifica gloria

MAGNILOQUUS, A.

Psal. 11- 4 Disperdat Dom... et linguam magniloquam
Soph. 3-11 Quia tunc auferam de medio tui magniloquos superbiæ tuæ

MAGNITUDO.

Gen. 29-20 Et videbantur illi pauci dies præ amoris magnitudine
41-31 Et ubertatis magnitudinem perditura est inopiæ magnitudo
47-20 Vendentibus singulis possessiones suas præ magnitudine famis
Exod. 15-16 Formido et pavor, in magnitudine brachii
Num. 14-19 Secundum magnitudinem misericordiæ tuæ
Deut. 3-24 Domine Deus, tu cœpisti ostendere servo tuo magnitudinem tuam
5-24 Ecce ostendit nobis Dominus Deus noster majestatem et magnitudinem suam
9-26 Quam redemisti in magnitudine tua
Josue. 22-10 Ædificaverunt... altare infinitæ magnitudinis
1 Par. 17-21 Magnitudine sua atque terroribus ejiceret
21-15 Et misertus est super magnitudine mali
1 Par. 22-14 Vincitur enim numerus magnitudine
29-12 In manu tua magnitudo et imperium omn.
2 Par. 20-25 Spolia auferre præ prædæ magnitudine
Esth. 1- 4 Ut ostenderet divitias... ac magnitudinem
5-11 Et exposuit illis magnitudinem divitiarum
9- 2 Magnitudinis eorum formido penetrarat
13- 2 Volui nequaq. abuti potentiæ magnitudine
Job. 26-14 Quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri ?
36-19 Depone magnitudinem tuam absq. tribulat.
37- 4 Rugiet sonitus, tonabit voce magnitudinis
Psal. 70- 8 Ut cantem... tota die magnitudinem tuam
78-11 Secundum magnitudinem brachii tui
144- 3 Et magnitudinis ejus non est finis
- 6 Et magnitudinem tuam narrabunt
150- 2 Secundum multitudinem magnitudinis ejus
Sap. 6- 8 Nec verebitur magnitudinem cujusquam
9-10 Mitte illam de cœlis sanctis tuis, et a sede magnitudinis tuæ
13- 5 A magnitudine enim speciei et creaturæ
15- 2 Tui sumus, scientes magnitudinem tuam
Eccli. 2-23 Secundum enim magnitudinem ipsius
18- 4 Virtutem autem magnitudinis ejus quis enuntiabit?
43-16 In magnitudine sua posuit nubes
Isai. 9- 9 In superbia et magnitudine cordis dicentes
15- 7 Secundum magnitudinem operis, et visitatio
Baruc. 2-18 Quæ tristis est super magnitudine mali
Ezech. 31- 2 Cui similis factus es in magnitudine tua ?
- 7 Eratque pulcherrimus in magnitudine sua
Dan. 4-19 Et invaluisti : et magnitudo tua crevit
7-27 Et magnitudo regni, quæ est subter omne
1 Mac. 9-22 Virtutum quas fecit, et magnitudinis ejus
2 Mac. 14-18 Audiens virtutem comitum Judæ, et animi magnitudinem
15-23 In timore et tremore magnitudinis brachii
Luc. 9-44 Stupebant a. omnes in magnitudine Dei
2 Cor. 12- 7 Et ne magnitudo revelationum extollat me
Ephes. 1-19 Quæ sit supereminens magnitudo virtutis
Hebr. 8- 1 Consedit in dextera sedis magnitudinis in cœlis
2 Petr. 1-16 Sed speculatores facti illius magnitudinis

MAGNOPERE.

2 Reg. 18- 3 Non magnopere ad eos de nobis pertinebit

MAGNUS, A, UM; MAJOR; MAXIMUS. *Adject et substant.*

Gen. 1-16 Fecitque Deus duo luminaria magna : luminare majus, ut præesset diei
4-13 Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear
7-11 Rupti sunt omnes fontes abyssi magnæ
10-12 Resen quoque inter Niniven, et Chale : hæc est civitas magna
-21 De Sem q. nati sunt...fratre Japheth majore
12- 2 Faciamque te in gentem magnam
-17 Flagellavit autem Dominus Pharaonem plagis maximis
15- 1 Sum, et merces tua magna nimis
-12 Horror magnus et tenebrosus invasit eum
18-18 Cum futurus sit in gentem magnam
19-11 A minimo usque ad maximum
-33 Ingressa est major, dormivitque cum patre
-34 Dixit major ad minorem : Ecce dormivi heri
-37 Peperitque major filium, et vocavit nomen ejus, Moab
25-23 Et major serviet minori
26-13 Donec magnus vehementer effectus est
27- 1 Vocavitque Esaü filium suum majorem
-23 Pilosæ manus similitudinem majoris expresserant
-34 Irrugiit clamore magno : et consternatus
-38 Cumque ejulatu magno fleret
29-16 Habebat vero duas filias, nomen majoris Lia
37- 5 Quæ causa majoris odii seminarium fuit
41-29 Septem anni venient fertilitatis magnæ
43-34 Majorque pars venit Benjamin
44-12 Incipiens a majore usque ad minimum
46- 3 Quia in gentem magnam faciam te ibi
47-30 Condasque in sepulcro majorum meorum
48-14 Manasse qui major natu erat
-19 Sed frater ejus minor, major erit illo
49- 3 Prior in donis, major in imperio
50- 7 Cunctique majores natu terræ Ægypti
-10 Celebrantes exequias planctu magno
-11 Planctus magnus est iste Ægyptiis
Exod. 3- 3 Vadam, et videbo visionem hanc magnam
6- 6 Redimam in brachio excelso, et judiciis magnis
7- 4 Educam... filios Israël de terra Ægypti per judicia maxima
11- 3 Fuitque Moyses vir magnus valde in terra Ægypti
- 6 Eritque clamor magnus in universa terra

Exod. 12-30 Et ortus est clamor magnus in Ægypto
14-31 Et manum magnam quam exercuerat Dom.
18-11 Nunc cognovi, quia magnus Dominus
-22 Quidquid autem majus fuerit, referant ad te
19- 7 Convocatis majoribus natu populi
-19 Sonitus buccinæ paulat. crescebat in majus
32-10 Faciamque te in gentem magnam
-11 In fortitudine magna, et in manu robusta
-21 Ut induceres super eum peccat. maximum
-30 Peccastis peccatum maximum
-31 Peccavit populus iste peccatum maximum
Levit. 9- 1 Vocavit Moyses... ac majores natu Israël
21-10 Sacerdos maximus inter fratres suos
26-40 Donec confiteantur iniquitates suas, et majorum suorum
27-22 Et non de possessione majorum
Num. 11-30 Et majores natu Israël in castra
-33 Percussit eum plaga magna nimis
14-12 Te autem faciam principem super gentem magnam
22- 4 Dixit ad majores natu Madian
- 7 Perrexerunt... et majores natu Madian
26-54 Pluribus majorem partem dabis
34- 5 Et maris Magni littore finietur
- 6 Plaga a. Occidentalis a mari Magno incipiet
- 7 A mari Magno termini incipient
35-25 Manebitque ibi, donec sacerdos magnus... moriatur
Deut. 1- 7 Usque ad flumen magnum Euphraten
-17 Ita parvum audietis ut magnum
-19 Transivimus per eremum terribilem et maximam
-28 Maxima multitudo est, et nobis statura procerior : urbes magnæ, et ad cœlum usque munitæ
2- 7 Quomodo transieris solitud. hanc magnam
-10 Populus magnus, et validus, et tam excelsus
-21 Populus magnus,et multus, et proceræ long.
4- 6 En popul. sapiens et intelligens, gens magna
-36 Ostendit tibi ignem suum maximum
-37 Eduxitque te præcedens in virtute sua magna ex Ægypto
-38 Ut deleret nationes maximas et fortiores
5-22 Hæc verba locutus est... voce magna
-23 Accessistis ad me... et majores natu
-25 Cur... devorabit nos ignis hic maximus ?
6-10 Et dederit tibi civitates magnas et optimas
-22 Fecitq. signa atq. prodigia magna et pessima
7- 1 Septem gentes multo majoris numeri
-19 Plagas maximas, quas viderunt oculi tui
-21 In medio tui est, Deus magnus et terribilis
8-15 Ductor tuus fuit in solitudine magna
9- 1 Ut possideas nationes maximas
- 2 Populum magnum atque sublimem
-14 Super gentem, quæ hac major et fortior sit
-29 Quos eduxisti in fortitudine tua magna
10-17 Deus magnus et potens, et terribilis
11- 7 Oculi vestri, viderunt omn. operaDo.magna
-23 Possidebitis eas, quæ majores et fortiores vobis sunt
-24 A flumine magno Euphrate usque ad mare
18-16 Ignem hunc maximum amplius non videbo
20- 1 Majorem quam tu habeas adversarii exercitus multitudinem
21- 2 Egredientur majores natu, et judices tui
- 6 Et venient majores natu civitatis illius
25- 7 Et interpellabit majores natu
-13 Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus
-14 Nec erit in domo tua modius major et minor
26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam
28-59 Augebit... plagas magnas et perseverantes
29- 3 Tentationes magnas, quas viderunt oculi t.
-10 Et tribus, ac majores natu, atque doctores
-28 In furore, et in indignatione maxima
30- 5 Majoris numeri te esse faciet quam fuerunt
31-28 Congregate ad me omnes majores natu
32- 7 Interroga... majores tuos, et dicent tibi
34-12 Magnaque mirabilia, quæ fecit Moyses
Josue. 1- 4 Usque ad fluvium magnum Euphraten
5- 1 Propinqua possidebant Magni maris loca
6- 5 Conclamabit omnis populus vociferatione maxima
7- 9 Quid facies magno nomini tuo ?
-26 Congregaveruntque super eum acervum magnum lapidum
8-29 Congesto super eum magno acervo lapidum
-33 Omnis autem populus, et majores natu
9- 1 In maritimis ac littore Magni maris
10- 2 Urbs enim magna erat Gabaon
Et major oppido Haï
-10 Contrivitque plaga magna in Gabaon
-11 Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo
-20 Cæsis ergo adversariis plaga magna
Josue. 11- 8 Persecuti sunt usque ad Sidonem magnam
14-12 Et urbes magnæ atque munitæ
-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est
15- 4 Eruntque termini ejus mare Magnum
-11 Magni maris contra Occid. fine concluditur
-47 Et mare Magnum terminus ejus
16- 3 Finiunturque regiones ejus mari Magno
17-17 Populus multus es, et magnæ fortitudinis
19- 9 In.. funiculo filiorum Juda : quia major erat
-28 Usque ad Sidonem magnam
20- 6 Et moriatur sacerdos magnus, qui fuerit in illo tempore
23- 2 Vocavit Josuë om. Israël, majoresque natu
- 4 Usque ad mare Magnum
- 9 Auferet Dominus Deus in conspectu vestro gentes magnas
24- 1 Et vocavit majores natu, ac principes
Judic. 11- 5 Perrexerunt majores natu de Galaad
-33 Percussitq. ab Aroër... plaga magna nimis
15-18 Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc maximam atque victoriam
16- 6 Dic mihi... in quo sit tua maxima fortitudo
-15 Noluisti dicere in quo sit maxima fortitudo
18- 7 Magnarumque opum, et procul a Sidone
21- 2 Et magno ululatu cœperunt flere, dicentes
-16 Dixeruntque majores natu : Quid faciemus
-17 Et magna nobis cura... providendum est
Ruth. 2- 1 Homo potens, et magnarum opum... Booz
4- 4 Coram cunctis sedentibus,et majoribus natu
- 9 At ille majoribus natu, et universo populo
-11 Respondit omnis populus... et majores natu
1 *Reg.* 2-33 Et pars magna domus tuæ morietur
4- 3 Dixeruntque majores natu de Israël
- 6 Quæn. est hæc vox clamoris magni in castris?
-10 Et facta est plaga magna nimis
-17 Et ruina magna facta est in populo
5- 6 Et facta est confusio mortis magnæ in civit.
- 9 Fiebat manus Domini interfectionis magnæ nimis
Et percutiebat... a parvo usque ad majorem
6-14 Erat autem ibi lapis magnus
-19 Eo quod Dominus percussisset plebem plaga magna
7-10 Intonuit autem Dominus fragore magno
8- 4 Congregati ergo universi majores natu Isr.
12-22 Et non derelinquet Dominus populum suum, propter nomen suum magnum
14-19 Tumultus magnus exortus est in castris
-20 Et cædes magna nimis
-30 Nonne major plaga facta fuisset in Philisth.
-45 Qui fecit salutem hanc magnam in Israël
17-13 Abierunt a. tres filii ejus majores post Saül
-14 Tribus ergo majoribus secutis Saülem
-25 Virum ergo qui percusserit eum, ditabit rex divitiis magnis
-28 Quod cum audisset Eliab frater ejus major
18-17 Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo tibi
19- 5 Fecit Dom. salutem magnam universo Israëli
- 8 Percussitque eos plaga magna, et fugerunt
-22 Et venit usque ad cisternam magnam
23- 5 Et percussit eos plaga magna
25- 2 Et homo ille magnus nimis
28-12 Exclamavit voce magna, et dixit ad Saül
30- 2 A minimo usque ad magnum
-19 Nec defuit quidquam a parvo usque ad magnum
2 *Reg.* 3-22 Cæsis latronibus, cum præda magna nimis
-38 Princeps et maximus cecidit hodie in Israël
7- 9 Juxta nomen magnorum qui sunt in terra
12- 8 Si parva sunt ista, adjiciam tibi multo majora
13-15 Et exosam eam habuit Amnon odio magno
Ita ut majus esset odium quo oderat eam
-16 Quæ respondit ei : Majus est hoc malum
-36 Servi ejus fleverunt ploratu magno nimis
15-23 Omnesque flebant voce magna
17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom, et cunctis majoribus natu Israël
18- 7 Factaque est plaga magna in die illa
- 9 Subter condensam quercum et magnam
-17 Et comportaverunt super eum acervum lapidum magnum nimis
-29 Dixitq. Achimaas : Vidi tumultum magnum
19- 4 Et clamabat voce magna : Fili mi Absalom
-11 Loquimini ad majores natu Juda, dicentes
-43 Decem partibus major ego sum apud regem
23-10 Fecitque Dom. salutem magnam in die illa
-12 Et fecit Dominus salutem magnam
-20 Filius Joïadæ viri fortissimi, magnorum operum
3 *Reg.* 1-40 Et ascendit... populus canentium tibiis, et lætantium gaudio magno
2-22 Ipse est enim frater meus major me
3- 4 Illud quippe erat excelsum maximum
- 6 Tu fecisti... misericordiam magnam
4-13 Sexaginta civitatibus magnis atque muratis
3 *Reg.* 7- 6 Alteram porticum in facie majoris porticus
- 9 Et extrinsecus usque ad atrium majus
-10 Lapidibus magnis decem sive octo cubitor.
-12 Et atrium majus rotundum, trium ordinum
8- 1 Tunc congregati sunt omnes majores natu
-41 Audietur enim nomen tuum magnum
-55 Benedixit omni ecclesiæ Israël voce magna
-65 Multitudo magna ab introitu Emath
10- 7 Major est sapientia et opera tua, quam rumor quem audivi
18-27 Dicens:Clamate voce majore : Deus enim est
-28 Clamabant ergo voce magna, et incidebant
20- 8 Dixeruntque omnes majores natu
-21 Et percussit Syriam plaga magna
21- 8 Et misit ad majores natu et optimates
-11 Fecerunt ergo cives ejus majores natu
22-31 Non pugnabitis contra minorem et majorem quempiam
4 *Reg.* 3-25 A fundibulariis, et magna ex parte percussa
-27 Et facta est indignatio magna in Israël
4- 8 Erat a. ibi mulier magna, quæ tenuit eum
5- 1 Erat vir magnus apud dominum suum
6-23 Appositaque est eis ciborum magna præparatio
-25 Factaque est fames magna in Samaria
8-13 Quid e. sum.. ut faciam rem istam magnam?
10- 1 Et ad majores natu, et ad nutritios Achab
- 5 Et majores natu, et nutritii, ad Jehu
15- 7 Sepelieruntque eum cum majoribus suis
16-15 Super altare majus offer holocaustum matutinum
17-21 Et peccare eos fecit peccatum magnum
-36 Qui eduxit vos de terra Ægypti in fortitudine magna, et in brachio extento
18-19 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
-28 Et exclamavit voce magna Judaïce
Audite verba regis magni, regis Assyriorum
20- 3 Flevit itaque Ezechias fletu magno
22- 4 Vade ad Helciam sacerdotem magnum
-13 Magna enim ira Domini succensa est
23- 2 Et omnis populus a parvo usque ad magnum
-26 Non est aversus Do. ab ira furoris sui magni
25-26 Consurgensque omnis populus a parvo usque ad magnum
1 *Par.* 8-40 Et magno robore tendentes arcum
11- 3 Venerunt ergo omnes majores natu Israël
-14 Dedit Dominus salutem magnam populo suo
12-14 Novissimus centum militibus præerat, et maximus, mille
-29 Magna enim pars eorum adhuc sequebatur
15-25 Igitur David, et omnes majores natu Israël
16-25 Quia magnus Dominus, et laudabilis nimis
17- 8 Fecique tibi nomen quasi unius magnorum
21-16 Tam ipse quam majores natu vestiti ciliciis
24-31 Tam majores quam minores
25- 8 Ex æquo tam major quam minor, doctus pariter
26-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo, et parvis, et magnis
29- 9 Sed et David rex lætatus est gaudio magno
2 *Par.* 1- 8 Fecisti cum David...misericordiam magnam
-15 Quæ nascuntur in campestribus multitudine magna
2- 5 Domus e. quam ædificare cupio, magna est
Magnus est e. Deus noster super om. deos
- 9 Domus e., quam cupio ædificare, magna est
3- 5 Domum q. majorem texit tabulis ligneis
5- 2 Post quæ congregavit majores natu Israël
6-32 Propter nomen tuum magnum
7- 8 Et omnis Israël cum eo, ecclesia magna
9- 1 Venit... cum magnis opibus, et camelis
10-11 Grave jugum, et ego majus pondus apponam
13-17 Percussit ergo eos Abia, et populus ejus, plaga magna
15-13 Moriatur, a minimo usque ad maximum
-14 Juraveruntq. Domino voce magna in jubilo
18-30 Ne pugnetis contra mininum, aut contra maximum
20- 2 Venit contra te multitudo magna de his locis
-19 Laudabant Dom. Deum Israël voce magna
-27 Reversusque est... Josaphat ante eos, in Jerusalem cum lætitia magna
21-14 Ecce Dominus percutiet te plaga magna
-19 Sicut fecerat majoribus ejus
22- 1 Omnes enim majores natu, qui ante eum fuerant
24-25 Dimiserunt eum in languoribus magnis
25-13 Diripuit prædam magnam
28- 5 Magnamque prædam cepit de ejus imperio
-11 Quia magnus furor Domini imminet vobis
-17 Et ceperunt prædam magnam
29-30 Qui laudaverunt eum magna lætitia
30-18 Magna etiam pars populi de Ephraim
-21 Feceruntque... solemnitatem azymorum septem diebus in lætitia magna

2 *Par.* 31-15 Ut fideliter distribuerent fratribus suis partes, minoribus atque majoribus
32-18 Insuper et clamore magno... personabat
-27 Universi generis, et vasorum magni pretii
33-23 Et multo majora deliquit
34- 9 Qui venerunt ad Helciam sacerd. magnum
-21 Magnus enim furor Domini stillavit sup. nos
-29 At ille convocatis universis majoribus natu
-30 Cunctus pop. a minimo usque ad maximum
36-18 Vasa domus Do., tam majora, quam minora

1 *Esdr.* 3-11 Vociferabatur clamore magno in laudando Dominum
-12 In oculis eorum, flebant voce magna
-13 Populus vociferabatur clamore magno
4-10 Quas transtulit Asenaphar magnus et gloriosus
5- 8 Notum sit regi, isse nos ad Judæam provinciam, ad domum Dei magni
-11 Quodque rex Israel magnus ædificaverat
9-13 Et post omnia quæ venerunt super nos... et in delicto nostro magno

2 *Esdr.* 1- 3 In afflictione magna sunt, et in opprobrio
- 5 Magne atque terribilis, qui custodis pactum
-10 Quos redemisti in fortitudine tua magna
2-10 Et contristati sunt afflictione magna
3- 1 Et surrexit Eliasib sacerdos magnus
-20 Usque ad portam domus Eliasib sacerdotis magni
-27 A turre magna et eminente usque ad murum
4-14 Domini magni et terribilis mementote
5- 1 Factus est clamor populi et uxorum ejus magnus
- 7 Congregavi advers. eos concionem magnam
8- 6 Et benedixit Esdras Domino Deo magno
-12 Mitteret partes, et faceret lætitiam magnam
-17 Et fuit lætitia magna nimis
9- 4 Et clamaverunt voce magna ad Dominum
-18 Feceruntque blasphemias magnas
-25 Abundaverunt deliciis in bonitate tua magna
-32 Nunc itaque, Deus noster magne, fortis
-37 Et in tribulatione magna sumus
12-31 Et statui duos magnos choros laudantium
-42 Et immolaverunt in die illa victimas magnas Deus e. lætificaverat eos lætitia magna
13-28 De filiis autem Joïada filii Eliasib sacerdotis magni

Tobiæ. 3- 5 Et nunc, Domine, magna judicia tua
4-12 Fiducia magna erit coram summo Deo
5-18 Ego sum Azarias Ananiæ magni filius
-19 Tobias respondit : Ex magno genere es tu
6- 3 Expavescens Tobias clamavit voce magna
11-21 Omnes cum gaudio magno gavisi sunt
13- 1 Et dixit : Magnus es, Domine, in æternum
-15 Nomen enim magnum invocabunt in te

Judith. 1- 5 Qui regnabat in Ninive civitate magna
- 6 In campo magno, qui appellatur Ragau
- 8 Et inhabitantes Galilæam in campo magno
2- 2 Vocavitque omnes majores natu omnesque duces
-12 Venit ad magnos montes Ange
3- 2 Serviamus Nabuchodonosor regi magno
- 7 Tunc descendit de montibus cum equitibus in virtute magna
4- 5 Quæ est contra faciem campi magni, juxta Dothaïm
- 8 Et clamavit omnis populus ad Dominum instantia magna
-11 Tunc Eliachim, sacerdos Domini magnus
5- 2 Et furore nimio exarsit in iracundia magna
6-19 Suscepit eum... et fecit ei cœnam magnam
7-14 Cum prosternamur ante oculos eorum in siti, et perditione magna
-18 Factus est fletus et ululatus magnus in eccl.
11-21 Et tu in domo Nabuchodonosor magna eris
13-15 Omnes, a minimo usque ad maximum
14-11 Et universi majores exercitus regis Assyr.
-14 Exclamavit voce magna cum fletu
15- 8 Ut a minimo usque ad maximum omnes divites fierent de prædationibus eorum
16-16 Adonaï Domine, magnus es tu, et præclarus
-19 Qui autem timent te, magni erunt apud te
-25 Et Judith magna facta est in Bethulia
-27 Diebus festis procedens cum magna gloria

Esth. 1- 5 In Susan, a maximo usque ad minimum
-13 Consilio scientium leges ac jura majorum
-20 Et cunctæ uxores tam majorum, quam minorum
-22 Viros principes ac majores in domibus suis
4- 1 In platea mediæ civitatis voce magna clamabat
9- 5 Percusserunt Judæi inimicos suos plaga magna
10- 3 Et magnus apud Judæos, et acceptabilis plebi
- 9 Fecit signa magna atq. portenta inter gentes
11- 2 Anno secundo, regnante Artaxerxe maximo
11- 3 Qui habitabat in urbe Susis, vir magnus
- 6 Et ecce duo dracones magni, paratique
-10 Fons parvus crevit in fluvium maximum
13- 1 Rex maximus Artaxerxes ab India usque
14- 5 Quod, tu Domine, tulisses... patres nostros ex omnibus retro majoribus suis
16- 1 Rex magnus Artaxerxes ab India usque
-16 Et filios altissimi et maximi, semperque viventis Dei

Job. 1- 3 Eratque vir ille magnus inter omnes
3-19 Parvus et magnus ibi sunt, et servus liber
5- 9 Qui facit magna, et inscrutabilia, et mirab.
9-10 Qui facit magna, et incomprehensibilia
15-12 Et quasi magna cogitans, attonitos habes oculos
31-11 Hoc enim nefas est, et iniquitas maxima
-28 Quæ est iniquitas maxima, et negatio
33-12 Respondebo tibi, quia major sit Deus homine
36-26 Ecce Deus magnus vincens scientiam nostr.
37- 5 Tonabit Deus... qui facit magna et inscrutabilia
-16 Numquid nosti semitas nubium magnas
-23 Magnus fortitudine, et judicio, et justitia
39-11 Fiduciam habebis in magna fortitudine ejus

Psal. 18-14 Et emundabor a delicto maximo
20- 6 Magna est gloria ejus in salutari tuo
Et magnum decorem impones super eum
21-26 Apud te laus mea in ecclesia magna
30-20 Quam magna multitudo dulcedinis tuæ
34-18 Confitebor tibi in ecclesia magna
-26 Qui magna loquuntur super me
37-17 Super me magna locuti sunt
39-10 Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna
46- 3 Rex magnus super omnem terram
47- 2 Magnus Dominus, et laudabilis nimis
- 3 Sion, latera Aquilonis, civitas Regis magni
50- 3 Secundum magnam misericordiam tuam
54-13 Et si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset
75- 2 In Israel magnum nomen ejus
76-14 Quis Deus magnus sicut Deus noster ?
85-10 Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia
-13 Quia misericordia tua magna est super me
88- 8 Magnus et terribilis super omnes qui in circuitu ejus sunt
94- 3 Quoniam Deus magnus Dominus : et rex magnus super omnes deos
95- 4 Quoniam magnus Dominus, et laudabilis
98- 2 Dominus in Sion magnus : et excelsus super
- 3 Confiteantur nomini tuo magno
103-25 Hoc mare magnum, et spatiosum manibus
Animalia pusilla cum magnis
107- 5 Quia magna est super cœlos misericordia tua
110- 2 Magna opera Domini : exquisita in omnes
113-13 Benedixit omnibus... pusillis cum majoribus
130- 1 Neque ambulavi in magnis, neq. in mirab.
134- 5 Quia ego cognovi quod magnus est Dominus
135- 4 Qui facit mirabilia magna solus
- 7 Qui fecit luminaria magna
-17 Qui percussit reges magnos
137- 5 Quoniam magna est gloria Domini
144- 3 Magnus Dominus, et laudabilis nimis
146- 5 Magnus Dominus noster, et magna virtus

Prov. 8- 6 Quoniam de rebus magnis locutura sum
15- 5 In abundanti justitia virtus maxima est
-16 Quam thesauri magni et insatiabiles
16-21 Et qui dulcis eloquio, majora percipiet
21-14 Munus absconditum extinguit iras, et donum in sinu indignationem maximam
25- 6 Coram rege, et in loco magnorum ne steteris

Eccle. 1-16 Ecce magnus effectus sum, et præcessi om.
2- 7 Possedi... et magnos ovium greges
-15 Quid mihi prodest quod majorem sapientiæ dedi operam ?
-21 Et hoc ergo vanitas, et magnum malum
6- 2 Hoc vanitas, et miseria magna est
7- 1 Quid necesse est homini majora se quærere
9-13 Vidi sapientiam, et probavi maximam
-14 Venit contra eam rex magnus, et vallavit
10- 4 Quia curatio faciet cessare peccata maxima

Sap. 5- 1 Tunc stabunt justi in magna constantia
6- 8 Quoniam pusillum et magnum ipse fecit
7- 4 In involumentis nutritus sum, et curis magnis
8- 7 Labores hujus magnas habent virtutes
12-18 Et cum magna reverentia disponis nos
14-22 Sed et in magno viventes inscientiæ bello
Tot et tam magna mala pacem appellant
17- 1 Magna sunt enim judicia tua, Domine
-12 Majorem computat inscientiam ejus causæ
18- 1 Sanctis autem tuis maxima erat lux
19- 2 Cum magna sollicitudine præmisissent illos

Prolog. Eccli. Multorum nobis, et magnorum, per legem

Eccli. 3-20 Quanto magnus es, humilia te in omnibus
-21 Quoniam magna potentia Dei solius
5- 6 Et ne dicas : Miseratio Domini magna est
-18 Justifica pusillum, et magnum similiter
10-27 Magnus, et judex, et potens est in honore
Non est major illo qui timet Deum
11-29 Militia horæ oblivionem facit luxuriæ magnæ
12- 2 Et invenies retributionem magnam
16-17 In populo magno non agnoscar
17-28 Quam magna misericordia Domini
19- 3 Et extolletur in exemplum majus
23-38 Gloria magna est sequi Dominum
24-39 Et consilium illius ab abysso magna
25-13 Quam magnus, qui invenit sapientiam
-29 Mulieris ira, et irreverentia, et confusio magna
26-11 Mulier ebriosa, ira magna : et contumelia
29-30 Minimum pro magno placeat tibi
31-12 Supra mensam magnam sedisti ?
32- 4 Loquere, major natu : decet enim te
39- 8 Si enim Dominus magnus voluerit
40- 1 Occupatio magna creata est omnibus
-13 Et sicut tonitruum magnum in pluvia personabunt
41-15 Quam mille thesauri pretiosi et magni
43- 5 Magnus Dominus qui fecit illum
-31 Terribilis Dominus et magnus vehementer
-33 Major enim est omni laude
-36 Multa abscondita sunt majora his
44- 3 Homines magni virtute, et prudentia sua
-20 Abraham magnus pater multitudinis gent.
46- 1 Qui fuit magnus secundum nomen suum
- 2 Maximus in salutem electorum Dei
- 6 Et audivit illum magnus et sanctus Deus
-20 Et in sonitu magno auditam fecit vocem
48-25 Quam mandavit illi Isaïas propheta magnus
-27 Spiritu magno vidit ultima, et consolatus est
50- 1 Simon Oniæ filius, sacerdos magnus, qui in vita sua suffulsit domum
-18 Et auditam fecerunt vocem magnam
-20 Et in magna domo auctus est sonus suavit.
-24 Et nunc orate Deum omnium, qui magna fecit in omni terra

Isai. 9- 2 Qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam
12- 6 Quia magnus in medio tui sanctus Israël
27-13 Et erit : In die illa clangetur in tuba magna
29- 6 Et voce magna turbinis et tempestatis
32- 5 Neque fraudulentus appellabitur major
33-21 Neque trieris magna transgredietur eum
34- 6 Et interfectio magna in terra Edom
36- 4 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
-13 Rabsaces, et clamavit voce magna Judaïce
Audite verba regis magni, regis Assyriorum
38- 3 Et flevit Ezechias fletu magno
54- 7 Et in miserationibus magnis congregabo te

Jerem. 4- 6 Adduco ab Aquil. et contritionem magnam
6- 1 Quia malum visum est ab Aquilone, et contritio magna
-13 Usque ad majorem omnes avaritiæ student
-22 Et gens magna consurget a finibus terræ
8-10 Quia a minimo usque ad maximum omnes avaritiam sequuntur
10- 6 Magnus es tu, et magnum nomen tuum in fortitudine
-22 Et commotio magna de terra Aquilonis
14- 3 Majores miserunt minores suos ad aquam
-17 Contritione magna contrita est virgo
21- 6 Hom. et bestiæ pestilentia magna morientur
25-14 Cum essent gentes multæ, et reges magni
-32 Et turbo magnus egredietur a summitatibus
27- 5 In fortitudine mea magna, et in brachio meo
- 7 Et servient ei gentes multæ, et reges magni
28- 8 Et prophetaverunt super terras multas, et super regna magna, de prælio
30- 7 Væ, quia magna dies illa, nec est similis ejus
31- 8 Cœtus magnus revertentium huc
-34 A minimo eorum usque ad maximum
32-17 Ecce tu fecisti cœlum et terram in fortitudine tua magna
-18 Fortissime, magne, et potens, Dominus exercituum
-19 Magnus consilio, et incomprehensibilis
-21 Et in brachio extento, et in terrore magno
36- 7 Quoniam magnus furor et indignatio est
42- 1 Reliquum vulgus a parvo usq. ad magnum
- 8 Univ. populum a minimo usque ad magnum
44-12 Consumentur a minimo usque ad maximum
-26 Ecce ego juravi in nomine meo magno
48- 3 Vastitas, et contritio magna
50- 9 Et adducam in Babylonem congregationem gentium magnarum de terra Aquilonis
-11 Quoniam exultatis, et magna loquimini
-22 Vox belli in terra, et contritio magna

Jerem. 50-41 Et gens magna, et reges multi consurgent
51-54 Et contritio magna de terra Chaldæorum
-55 Et perdidit ex ea vocem magnam
52-13 Et omnem domum magnam igni combussit
Thren. 2-13 Magna est enim velut mare contritio tua
4- 6 Et major effecta est iniquitas filiæ pop. mei
Baruc. 1- 4 A minimo usque ad maximum eorum omn.
2- 2 Ut adduceret Dom. super nos mala magna
-11 In virtute tua magna, et in brachio excelso
-27 Secundum o. miserationem t. illam magnam
-29 Multitudo hæc magna convertetur in minimam inter gentes
3-24 O Israël, quam magna est domus Dei!
-25 Magnus est, et non habet finem
-26 Illi, qui ab initio fuerunt, statura magna
4- 9 Adduxit enim mihi Deus luctum magnum
-24 Quæ superveniet vobis cum honore magno
Ezech. 1- 4 Et nubes magna, et ignis involvens
3-12 Audivi, post me vocem commotionis magnæ
-13 Et vocem commotionis magnæ
8- 6 Quid isti faciunt, abominationes magnas
Conversus videbis abominationes majores
-13 Conversus videbis abominationes majores
-15 Conversus videbis abominationes majores
-18 Cum clamaverint ad aures meas voce magna
9- 1 Et clamavit in auribus meis voce magna
- 9 Magna est nimis valde, et repleta est terra
11-13 Cecidi in faciem meam clamans voce magna
16-26 Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis tuis magnarum carnium
-46 Et soror tua major, Samaria, ipsa et filiæ ej.
-61 Cum receperis sorores tuas te majores
17- 3 Aquila grandis magnarum alarum
- 7 Facta est aquila altera grandis, magnis alis
-23 Faciet fructum, et erit in cedrum magnam
21-14 Hic est gladius occisionis magnæ
23- 4 Nomina a. earum, Oolla major, et Ooliba
25-17 Faciamque in eis ultiones magnas arguens
26- 7 Cum.. equitibus, et cœtu, populoque magno
27-30 Ejulabunt super te voce magna, et clamab.
29- 3 Ego ad te, Pharao rex Ægypti, draco magne
-18 Servire fecit exercit. suum servitute magna
36-11 Bonisque donabo majoribus, quam habuistis
-23 Et sanctificabo nomen meum magnum
38- 4 Educam te, et... multitudinem magnam
-15 Cœtus magnus, et exercitus vehemens
-19 Erit commotio magna super terram Israël
43-14 A crepidine minore usque ad crepidinem majorem quatuor cubiti
47-10 Sicut pisces maris Magni, multitud. nimiæ
-15 A mari Magno via Hethalon, venientibus
-19 Et torrens usque ad mare Magnum
-20 Et plaga maris, mare Magnum a confinio
48-28 Hæreditas contra mare Magnum
Dan. 2-10 Sed neq. regum quisquam magnus et potens
-12 Quo audito, rex in furore et in ira magna
-31 Statua illa magna, et statura sublimis stabat
-35 Factus est mons magnus, et implevit univ.
-45 Deus magnus ostendit regi quæ ventura sunt
-48 Et munera multa et magna dedit ei
3-100 Signa ejus, quia magna sunt; et mirabilia ej.
4- 8 Magna arbor, et fortis: et proceritas ejus
-27 Et ait: Nonne hæc est Babylon magna
7- 2 Ecce quatuor venti cœli pugnabant in mari Magno
- 7 Fortis nimis, dentes ferreos habebat magnos
-17 Hæ quatuor bestiæ magnæ: quat. sunt regna
-20 Et os loquens grandia, et majus erat cæteris
-23 Quod majus erit omnib. regnis, et devorabit
8- 8 Hircus a. caprarum magnus factus est nimis
Cumq. crevisset, fractum est cornu magnum
9- 4 Obsecro, Domine Deus, magne et terribilis
-12 Ut superinduceret in nos magnum malum
10- 1 Et verbum verum, et fortitudo magna
- 4 Eram juxta fluvium magnum, qui est Tigris
11-13 Et præparabit multitudinem multo majorem
Veniet properans cum exercitu magno
-25 Adversum regem Austri in exercitu magno
-40 Veniet... et in equitibus, et in classe magna
-44 Et veniet in multitudine magna ut conterat
12- 1 Consurget Michaël princeps magnus
13-24 Et exclamavit voce magna Susanna
-42 Exclamavit autem voce magna Susanna
-46 Et exclamavit voce magna: Mundus ego sum
-60 Exclamavit itaque omnis cœtus voce magna
-64 Daniel autem factus est magnus
14-17 Exclamavit voce magna: Magnus es, Bel
-22 Et erat draco magnus in loco illo
-40 Et exclamavit voce magna rex, dicens: Magnus es, Domine Deus Danielis
Osee. 1-11 Quia magnus dies Jezrahel
Joel. 2-11 Magnus enim dies Domini, et terribilis valde
-25 Fortitudo mea magna, quam misi in vos
-31 Antequam veniat dies Domini magnus
6- 2 Et videte, et ite inde in Emath magnam
Amos. 6-12 Et percutiet domum majorem ruinis
Jonæ. 1- 4 Dominus a. misit ventum magnum in mare
Et facta est tempestas magna in mari
-10 Et timuerunt viri timore magno
-16 Et timuerunt viri timore magno Dominum
3- 2 Surge, et vade in Niniven civitat. magnam
- 3 Et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum
- 5 Vestiti sunt saccis a majore usq. ad minorem
4- 1 Et afflictus est Jonas afflictione magna
- 6 Lætatus est Jonas sup. hedera, lætitia magna
-11 Et ego non parcam Ninive civitati magnæ
Mich. 7- 3 Et magnus locutus est desiderium animæ suæ
Nahum. 1- 3 Dominus patiens, et magnus fortitudine
Soph. 1-10 Et erit... contritio magna a collibus
-14 Juxta est dies Domini magnus, juxta est
Aggæi. 1- 1 Factum est verbum Domini... ad Jesum, filium Josedec, sacerdotem magnum
-12 Et Jesus filius Josedec sacerdos magnus
-14 Spiritum Jesu filii Josedec sacerdotis magni
2- 3 Ad Jesum filium Josedec sacerd. magnum
- 5 Confortare, Jesu fili Josedec sacerdos magne
-10 Magna erit gloria domus istius novissimæ
Zach. 1-14 Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno
-15 Et ira magna ego irascor super gentes opulentas
3- 1 Et ostendit mihi Dominus Jesum sacerdotem magnum stantem coram Angelo
- 8 Audi, Jesu sacerdos magne, tu et amici tui
4- 7 Quis tu, mons magne, coram Zorobabel?
6-11 Et facies coronas, et pones in capite Jesu filii Josedec sacerdotis magni
7-12 Facta est indignatio magna a Do. exercituum
8- 2 Zelatus sum Sion zelo magno, et indignatione magna zelatus sum eam
12-11 In die illa magnus erit planctus in Jerusalem
14-13 Erit tumultus Domini magnus in eis
Malac. 1-11 Magnum est nomen meum in gentibus
-14 Quia rex magnus ego, dicit Dominus exercit.
4- 5 Antequam veniat dies Domini magnus, et horribilis
1 Mac. 1-23 Et locutus est in superbia magna
-26 Et factus est planctus magnus in Israël
-30 Et venit Jerusalem cum turba magna
-32 Et percussit eam plaga magna, et perdidit
-35 Ædificaverunt civitatem David muro magno
-37 Et facti sunt in laqueum magnum
-67 Et facta est ira magna super populum valde
2-17 Et clarissimus et magnus es in hac civitate
-19 Respondit Mathathias, et dixit magna voce
-27 Et exclamavit Mathathias voce magna
-51 Et accipietis gloriam magnam, et nomen æternum
-70 Planxerunt eum omnis Israël planctu magno
3-10 Et congregavit Apollonius gentes, et a Samaria virtutem multam et magnam
-50 Et clamaverunt voce magna in cœlum
-54 Et tubis exclamaverunt voce magna
4-23 Acceperunt aurum multum..et opes magnas
-25 Et facta est salus magna in Israël in die illa
-39 Planxerunt planctu magno, et imposuerunt
-58 Et facta est lætitia in populo magna valde
5- 3 Et percussit eos plaga magna
-16 Convenit ecclesia magna cogitare quid facerent
-23 Et adduxit in Judæam cum lætitia magna
-26 Hæ omnes civitates munitæ, et magnæ
-31 Ascendit... et clamor magnus, de civitate
-34 Et percusserunt eos plaga magna
-45 Et congregavit Judas... a minimo usque ad maximum, et uxores eorum, et natos, et exercitum magnum valde
-46 Et hæc civitas magna in ingressu posita
-52 Transgressi sunt Jordanem in campo magno
-60 Et facta est fuga magna in populo
6- 4 Et fugit inde, et abiit cum tristitia magna
- 9 Quia renovata est in eo tristitia magna
-13 Et ecce pereo tristitia magna in terra aliena
-27 Majora quam hæc facient, et non poteris
-41 Erat enim exercitus magnus valde, et fortis
7- 8 Bacchidem, qui dominabatur trans flumen magnum in regno
-10 Et surrexerunt, et venerunt cum exercitu magno in terram Juda
-11 Quia venerunt cum exercitu magno
-19 Mactavit, et in puteum magnum projecit
-22 Et fecerunt plagam magnam in Israël
-27 Et venit Nicanor in Jerusalem cum exercitu magno
-35 Et exiit cum ira magna
-48 Et egerunt diem illam in lætitia magna
8- 4 Contriverunt, et percusserunt eos plaga magna
- 6 Et Antiochum magnum regem Asiæ
Exercitum magnum valde, contritum ab eis
1 Mac. 8- 7 Ut daret ipse... tributum magnum
9-20 Et fleverunt eum... planctu magno
-24 In diebus illis facta est fames magna valde
-27 Et facta est tribulatio magna in Israël
-37 Quia filii Jambri faciunt nuptias magnas
Et ducunt... filiam unius de magnis principibus Chanaan, cum ambitione magna
-43 Venit... ad oram Jordanis in virtute magna
-56 Et mortuus est Alcimus in tempore illo cum tormento magno
10- 8 Et timuerunt timore magno
-36 Qui sint in munitionibus regis magni
-46 Quia recordati sunt malitiæ magnæ
-48 Congregavit rex Alex. exercitum magnum
-58 Et fecit nuptias ejus Ptolemaïdæ, sicut reges, in magna gloria
-69 Et congregavit exercitum magnum
-86 Et exierunt de civitate obviam illi in magna gloria
12-20 Arius... Oniæ sacerdoti magno, salutem
-36 Et exaltare altitudinem magnam inter med.
-49 In Galilæam, et in campum magnum
-52 Et luxit Israël luctu magno
13- 8 Et responderunt voce magna dicentes
-17 Ne inimicitiam magnam sumeret ad populum Israël
-26 Planxerunt eum omnis Israël planctu magno
-29 Et his circumposuit columnas magnas
-32 Et fecit plagam magnam in terra
-33 Muniens ea turr. excelsis, et muris magnis
-37 Et parati sumus facere vobiscum pacem magnam
-42 Sub Simone summo sacerdote, magno duce
-44 Et factus est motus magnus in civitate
-45 Scissis tunicis suis, et clamaverunt voce magna
-51 Quia contritus est inimicus magnus ex Isr.
14-11 Et lætatus est Israël lætitia magna
-20 Principes, et civit., Simoni sacerdoti magno
-23 Scripsimus Simoni magno sacerdoti
-24 Habentem clypeum aureum magnum
-27 Sub Simone sacerdote magno in Asaramel
-28 In conventu magno sacerdotum, et populi
-29 Gloria magna glorificaverunt gentem suam
-30 Et factus est illis sacerdos magnus
-36 Et inferebant plagam magnam castitati
-39 Et glorificavit eum gloria magna
15- 2 Rex Antiochus Simoni sacerdoti magno
- 9 Glorificabimus te, et gentem tuam, et templum gloria magna
-29 Et fecistis plagam magnam in terra
-35 Ipsi faciebant in populo plagam magnam
-36 Et iratus est rex ira magna
16-15 Et fecit eis convivium magnum
-17 Et fecit deceptionem magnam in Israël
2 Mac. 1- 3 Et faciatis ejus voluntatem, corde magno
-11 De magnis periculis a Deo liberati
-22 Accensus est ignis magnus
-31 Nehemias jussit lapides majores perfundi
2- 8 Petiit ut locus sanctificaretur magno Deo
-19 Eripuit enim nos de magnis periculis
-20 Et de templi magni purificatione
3- 2 Templum maximis muneribus illustrarent
-21 Magni sacerdotis in agone constituti expectatio
-24 Magnam fecit suæ ostensionis evidentiam
-35 Hostia Deo oblata, et votis magnis promissis
-36 Quæ sub oculis suis viderat opera magni Dei
5- 6 Nec cogitabat prosperitatem adversum proximos malum esse maximum
-20 Iterum in magni Domini reconciliatione
6-13 Magni beneficii est indicium
7-17 Sustine, et videbis magnam potestatem
8-24 Majorem autem partem exercitus Nicanoris... fugere compulerunt
9-20 Vobis cuncta sunt, maximas agimus gratias
10-38 Benedicebant Dominum, qui magna fecit in Israël
11-25 Ut agerent secundum suorum majorum consuetudinem
12-15 Invocato magno mundi Principe
13-15 Interfecit viros quatuor millia, et maximum elephantorum cum his
14-13 Et constitueret Alcimum maximi templi summum sacerdotem
-31 Venit ad maximum et sanctissim. templum
-40 Se cladem Judæis maximam illaturum
-45 Et cum sanguis ejus magno fluxu deflueret
15-13 Gloria mirabilem, et magni decoris habitudine
-18 Maximus vero et primus pro sanctitate
Matth. 2-10 Gavisi sunt gaudio magno valde
4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem magnam
5-19 Hic magnus vocabitur in regno cœlorum

Matth. 5-35 Neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis
7-27 Et cecidit, et fuit ruina illius magna
8-24 Et ecce motus magnus factus est in mari
-26 Et facta est tranquillitas magna
11-11 Non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista : qui autem minor est in regno cœlorum, major est illo
12- 6 Dico a. vobis, quia templo major est hic
13-32 Cum a. creverit, majus est omnibus oleribus
15-28 Jesus ait illi : O mulier, magna est fides tua
18- 1 Quis, putas, major est in regno cœlorum ?
- 4 Hic est major in regno cœlorum
20-25 Qui majores sunt, potestatem exercent in eos
-26 Sed quicumque voluerit inter vos major fieri
22-36 Quod est mandatum magnum in lege ?
-38 Hoc est maximum, et primum mandatum
23-11 Qui major est vestrum, erit minister vester
-17 Quid enim majus est, aurum, an templum
-19 Cæci : Quid e. majus est, donum, an altare
24-21 Erit e. tunc tribulatio magna, qualis non fuit
-24 Et dabunt signa magna, et prodigia
-31 Et mittet Angelos suos cum tuba, et voce magna
27-46 Circa horam non. clamavit Jesus voce magna
-50 Jesus autem iterum clamans voce magna
-60 Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti
28- 2 Et ecce terræ motus factus est magnus
- 8 Cum timore et gaudio magno, currentes
Marc. 1-26 Et exclamans voce magna exiit ab eo
2-21 Et major scissura fit
3- 8 Multitudo magna, audientes quæ faciebat
4-32 Et fit majus omnibus oleribus, et facit ramos magnos
-37 Et facta est procella magna venti
-39 Cessavit ventus : et facta est tranquillitas magna
-40 Et timuerunt timore magno, et dicebant
5- 7 Et clamans voce magna dixit : Quid mihi
-11 Erat autem ibi... grex porcorum magnus
-13 Et magno impetu grex præcipitatus est in mare
-42 Et obstupuerunt stupore magno
9-13 Vidit turbam magnam circa eos, et scribas
-33 Inter se disputaverant, quis eorum major esset
10-43 Sed quicumque voluerit fieri major
12-31 Majus horum aliud mandatum non est
-33 Majus est omnibus holocautomatibus
13- 2 Vides has omnes magnas ædificationes ?
15-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
-37 Jesus autem emissa voce magna expiravit
16- 4 Erat quippe magnus valde
Luc. 1-15 Erit enim magnus coram Domino
-32 Hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur
-42 Et exclamavit voce magna, et dixit
-49 Quia fecit mihi magna qui potens est
2- 9 Et timuerunt timore magno
-10 Ecce e. evangelizo vobis gaudium magnum
4-25 Cum facta esset fames magna in omni terra
-33 Et exclamavit voce magna
-38 Socrus a. Simonis tenebatur magnis febribus
5-29 Et fecit ei convivium magnum Levi
6-49 Cecidit : et facta est ruina domus illius magna
7-16 Quia propheta magnus surrexit in nobis
-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est. Qui autem minor est in regno Dei, major est illo
8-28 Procidit ante illum : et exclamans voce magna
-37 Quia magno timore tenebantur
9-46 Intravit autem cogitatio in eos, quis eorum major esset
-48 Qui minor est inter vos omnes, hic major est
12-18 Destruam horrea mea, et majora faciam
13-19 Et crevit, et factum est in arborem magnam
14-16 Homo quidam fecit cœnam magnam
16-10 Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est : et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est
-26 Inter nos et vos chaos magnum firmatum est
17-15 Cum magna voce magnificans Deum
19-37 Gaudentes laudare Deum voce magna
20-47 Hi accipient damnationem majorem
21-11 Et terræ motus magni erunt per loca
Terroresque de cœlo, et signa magna erunt
-23 Erit enim pressura magna super terram
-27 Venientem in nube cum potestate magna
22-12 Ostendet vobis cœnacul. magnum stratum
-24 Quis eorum videretur esse major
-26 Sed qui major est in vobis, fiat sicut minor
-27 Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat ?
Luc. 23-23 At illi instabant vocibus magnis postulantes
-46 Et clamans voce magna Jesus ait : Pater
24-52 Regressi sunt in Jerus. cum gaudio magno
Joan. 1-50 Vidi te sub ficu, credis : majus his videbis
4-12 Numquid tu major es patre nostro Jacob ?
5- 3 In his jacebat multitudo magna languentium
-20 Et majora his demonstrabit ei opera
-36 Ego aut. habeo testimonium majus Joanne
6- 2 Et sequebatur eum multitudo magna
- 5 Cum.. vidisset quia multitudo maxima venit
-18 Mare a., vento magno flante, exurgebat
7-37 In novissimo autem die magno festivitatis
8-53 Numquid tu major es patre nostro Abraham
10-29 Pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est
11-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
13-16 Non est servus major domino suo : neque Apostolus major est eo qui misit illum
14-12 Opera... majora horum faciet
-28 Quia Pater major me est
15-13 Majorem hac dilectionem nemo habet
-20 Dixi vobis : Non est servus major domino suo
19-11 Qui me tradidit tibi, majus peccatum habet
-31 Erat enim magnus dies ille sabbati
21-11 Traxit rete in terram, plenum magnis piscibus
Act. 2-20 Antequam veniat dies Domini magnus et manifestus
-43 Et metus erat magnus in universis
4-33 Virtute magna reddebant Apostoli testim.
Et gratia magna erat in omnibus illis
5- 5 Factus est timor magnus super omnes
-11 Et factus est timor magnus in univ. Ecclesia
6- 8 Faciebat prodigia et signa magna in populo
7-11 Venit autem fames... et tribulatio magna
-56 Exclamantes autem voce magna
-59 Positis autem genibus, clamavit voce magna
8- 1 Facta est... persecutio magna in Ecclesia
- 2 Et fecerunt planctum magnum super eum
- 7 Clamantes voce magna exibant
- 9 Factum est ergo gaudium magnum in illa civitate
Dicens se esse aliquem magnum
-10 Omnes a minimo usque ad maximum, dicentes : Hic est virtus Dei, quæ vocatur magna
-13 Videns etiam signa et virtutes maximas fieri
10-11 Vidit.. vas quoddam, velut linteum magnum
11- 5 Vidi in excessu mentis visionem, descendens vas quoddam, velut linteum magnum
-28 Significabat per Spiritum famem magnam
14- 9 Dixit magna voce : Surge super pedes tuos
15- 3 Faciebant gaudium magnum omn. fratribus
- 7 Cum autem magna conquisitio fieret
16-16 Quæ quæstum magnum præstabat dominis
-26 Subito vero terræ motus factus est magnus
-28 Clamavit autem Paulus voce magna, dicens
17- 4 De colentibus gentilibusq. multitudo magna
19-27 Sed et magnæ Dianæ templum in nihilum reputabitur
-28 Dicentes : Magna Diana Ephesiorum
-34 Clamantium : Magna Diana Ephesiorum
-35 Quis e. est homin., qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magnæ Dianæ
20-17 Vocavit majores natu Ecclesiæ
-37 Magnus autem fletus factus est omnium
21-40 Et magno silentio facto, allocutus est
22- 5 Testimonium reddit, et omnes majores natu
23- 9 Factus est autem clamor magnus
-10 Et cum magna dissensio facta esset
24- 7 Cum vi magna eripuit eum de manibus nost.
26-22 Testificans minori atque majori
-24 Festus magna voce dixit : Insanis, Paule
-29 Opto apud Deum, et in modico, et in magno
Rom. 9- 2 Quoniam tristitia mihi magna est
-13 Quia major serviet minori, sicut script. est
1 Cor. 6-20 Empti enim estis pretio magno. Glorificate
9-11 Magnum est si nos carnalia vestra metamus
13-13 Major autem horum est charitas
14- 5 Nam major est qui prophetat
16- 9 Ostium enim mihi apertum est magnum
2 Cor. 11- 5 Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis
-15 Non est ergo magnum, si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiæ
Ephes. 5-32 Sacramentum hoc magnum est
1 Tim. 3-16 Manifeste magnum est pietatis sacramentum
6- 6 Est autem quæstus magnus, pietas cum sufficientia
2 Tim. 2-20 In magna a. domo non solum sunt vasa aurea
Tit. 2-13 Expectantes... adventum gloriæ magni Dei
Phile. - 7 Gaudium enim magnum habui, et consol.
Hebr. 4-14 Habentes ergo Pontificem magnum
6-13 Quoniam neminem habuit, per quem juraret, majorem, juravit per semetipsum
Hebr. 6-16 Homines enim per majorem sui jurant
8-11 Scient me a minore usq. ad majorem eorum
10-21 Et sacerdotem magnum super domum Dei
-32 Magnum certamen sustinuistis passionum
-35 Quæ magnam habet remunerationem
11-26 Majores divitias æstimans thesauro Ægyptiorum
13-20 Eduxit de mortuis Pastorem magnum ovium
Jacob. 3- 1 Scientes quoniam majus judicium sumitis
- 4 Ecce et naves, cum magnæ sint, et a ventis validis minentur, circumferuntur
- 5 Lingua modicum quidem membrum est, et magna exaltat. Ecce quantus ignis quam magnam sylvam incendit !
4- 6 Majorem autem dat gratiam
1 Petr. 1- 3 Qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos in spem vivam
2 Petr. 1- 4 Per quem maxima... nobis promissa donavit
2-11 Fortitudine et virtute cum sint majores
3-10 In quo cœli magno impetu transient
1 Joan. 3-20 Major est Deus corde nostro, et novit omnia
4- 4 Quoniam major est qui in vobis est, quam qui in mundo
5- 9 Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus est : quoniam hoc est testimonium Dei, quod majus est
3 Joan. - 4 Majorem horum non habeo gratiam
Judæ. - 6 In judicium magni diei... reservavit
Apoc. 1-10 Et audivi post me vocem magnam tanquam tubæ
2-22 In tribulatione maxima erunt
5- 2 Et vidi Angelum fortem, prædicantem voce magna
-12 Dicentium voce magna : Dignus est Agnus
6- 4 Datus est ei gladius magnus
-10 Et clamabant voce magna, dicentes
-12 Et ecce terræ motus magnus factus est
-17 Quoniam venit dies magnus iræ ipsorum
7-10 Et clamabant voce magna dicentes : Salus
-14 Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna
8- 5 Et voces, et fulgura, et terræ motus magnus
9-14 Qui alligati sunt in flumine magno Euphrate
11- 8 Jacebunt in plateis civitatis magnæ
-11 Et timor magnus cecidit super eos, qui viderunt
-12 Audierunt vocem magnam de cœlo dicent.
-15 Factæ sunt voces magnæ in cœlo dicentes
-17 Quia accepisti virtutem tuam magnam
-18 Timentibus nomen tuum pusillis et magnis
12- 1 Et signum magnum apparuit in cœlo
- 9 Et projectus est draco ille magnus, serpens
13- 5 Et datum est ei os loquens magna
-13 Et fecit signa magna, ut etiam ignem faceret
-16 Faciet omnes pusillos, et magnos, et divites
14- 2 Et audivi... tanquam vocem tonitrui magni
- 8 Cecidit, cecidit Babylon illa magna
-15 Clamans voce magna ad sedentem super
15- 1 Et vidi aliud signum in cœlo magnum
- 3 Magna et mirabilia sunt opera tua, Domine
16-14 Ad diem magnum omnipotentis Dei
-18 Et terræ motus factus est magnus
-21 Et grando magna sicut talentum descendit
Quoniam magna facta est vehementer
17- 1 Ostendam tibi damnationem meretricis magnæ
- 6 Cum vidissem illam admiratione magna
-18 Et mulier, quam vidisti, est civitas magna
18- 1 Habentem potestatem magnam
- 2 Dicens : Cecidit, cecidit Babylon magna
-10 Væ, væ civitas illa magna Babylon
-16 Væ civitas illa magna, quæ amicta erat bysso
-18 Dicentes : Quæ similis civitati huic magnæ
-19 Dicentes : Væ, væ civitas illa magna
-21 Et sustulit unus Angelus fortis lapidem quasi molarem magnum, et misit in mare, dicens : Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna
19- 5 Et qui timetis eum, pusilli et magni
- 6 Et audivi quasi vocem turbæ magnæ
Et sicut vocem tonitruorum magnorum
-17 Et congregamini ad cœnam magnam Dei
-18 Et servorum, et pusillorum, et magnorum
20-12 Et vidi mortuos, magnos et pusillos
21-10 Et sustulit me in spiritu in montem magnum
-12 Et habebat murum magnum et altum

MAGOG.

Filius secundus Japheth. A quo Scythæ genus ducunt, qui primum Magogi dicti sunt.

Gen. 10- 2 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
1 Par. 1- 5 Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï
Ezech. 38- 2 Pone faciem t. contra Gog, terram Magog
39- 6 Et immittam ignem in Magog, et in his

Apoc. 20- 7 Et seducet gentes, quæ sunt super quatuor angulos terræ, Gog, et Magog

MAGRON.

Locus in extremo Gabaa contra Machmas.

1 Reg. 14- 2 Sub malogranato, quæ erat in Magron
Isai. 10-28 Veniet in Ajath, transibit in Magron

MAGUS.

Levit. 19-31 Non declinetis ad magos, nec ab ariolis...
20- 6 Anima, quæ declinaverit ad magos et ariolos
1 Reg. 28- 3 Et Saül abstulit magos, et hariolos de terra
- 9 Quomodo eraserit magos et hariolos de terra
2 Par. 33- 6 Habebat secum magos, et incantatores
Dan. 1-20 Super cunctos ariolos et magos
2- 2 Ut convocarentur arioli, et magi, et malefici
-10 Sciscitatur ab omni ariolo, et mago, et Chaldæo
-27 Magi, arioli, et aruspices nequeunt indicare regi
4- 4 Tunc ingrediebantur arioli, magi, Chaldæi
5- 7 Ut introducerent magos, Chaldæos
-11 Pater tuus principem magorum... constituit
-15 Introgressi sunt in conspectu meo sapientes, magi
Act. 8- 9 Simon, qui ante fuerat in civitate magus
13- 6 Invenerunt quemdam virum magum pseudoprophetam
- 8 Resistebat autem illis Elymas magus

MAHALATH.

Filia Jerimoth filii David, uxorque Roboam regis Juda.

2 Par. 11-18 Duxit autem Roboam uxorem Mahalath

MAHALON.

Filius primus Elimelech et Noemi. Patrem et matrem secutus est, quando illos fames de Bethlehem patria apud Moabitas pepulit. Ibi Mahalon uxorem duxit Ruth, quæ postea facta est uxor Booz, Mahalon mortuo sine liberis.

Ruth. 1- 2 Duo filii, alter Mahalon, et alter Chelion
- 5 Ambo mortui sunt, Mahalon videlicet et Chelion
4- 9 Quod possederim omnia quæ fuerunt Elimelech, et Chelion, et Mahalon, tradente Noëmi
-10 Et Ruth Moabitidem, uxorem Mahalon, in conjugium sumpserim

MAHANAIM.

Nomen loci ultra Jordanem, non procul a monte Galaad, in quo obviam facti sunt Angeli patri nostro Jacob, ab ipso propterea impositum, quod duas turmas vidisset in eo loco, suam nempe et Angelorum.

Gen. 32- 2 Appellavit nomen loci illius, Mahanaïm, id est, Castra

MAHARAI.

Vir Netophathites, inter viros fortissimos in exercitu David.

2 Reg. 23-38 Selmon Ahohites, Maharai Netophathites
1 Par. 11-30 Maharaï Netophathites, Heled filius Baana

MAHATH I.

Filius Amasai, e semine Caath filii Levi. Vivebat mortuo David, ineunte vero Salomone.

1 Par. 6-35 Filii Elcana, filii Mahath, filii Amasaï
2 Par. 29-12 Surrexerunt ergo Levitæ : Mahath filius Amasai
31-13 Jesmachias, et Mahath, et Banaïas

MAHATH II.

Inter majores Jesu Christi nominatur.

Luc. 3-26 Qui fuit Mahath, qui fuit Mathathiæ, qui fuit Semeï

MAHAZIOTH.

Levita, postremus filius Heman cantoris, et e semine Caath filii Levi. Porro vivebat in diebus David.

1 Par. 25- 4 Jesbacassa, Mellothi, Othir, Mahazioth
-30 Vigesima tertia Mahazioth, filiis et fratribus

MAHELETH.

Uxor tertia Esaü, filia Ismaelis.

Gen. 28- 9 Duxit uxorem... Maheleth filiam Ismaël filii Abraham

MAHELETH.

Nonnulli inter Hebræos dicunt fuisse initium carminis, ad cujus numeros hic Psalmus cantatus fuerit. Alii, instrumentum, alii, modulationem quamdam hac voce significari arbitrantur; alii denique nomen esse viri. Vid. Maeleth.

Psal. 87- 1 Filiis Core, in finem, pro Maheleth

MAHIDA.

Princeps Nathinæorum, cujus posteri cum Zorobabel ascenderunt a captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-52 Filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa
2 Esdr. 7-54 Filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa

MAHIR.

Filius Caleb fratris Sua, in tribu Juda.

1 Par. 4-11 Caleb autem frater Sua genuit Mahir

MAHOL.

Pater Heman, Chalcol, et Dorda, virorum sapientium.

3 Reg. 4-31 Heman, et Chalcol, et Dorda, filiis Mahol

MAHUMITES.

1 Par. 11-46 Eliel Mahumites, et Jeribaï, et Josaïa

MAIMAN.

Princeps sextæ familiæ sacerdotalis, et e stirpe Eleazar.

1 Par. 24- 9 Sexta (*exivit sors*) Maïman

MAJESTAS.

Exod. 40-33 Majestate Domini coruscante
Num. 14-22 Homines qui viderunt majestatem meam
Deut. 5-24 Ostendit nobis Dom. Deus noster majestatem
2 Par. 7- 1 Majestas Domini implevit domum
Tobiæ. 13- 7 Quoniam ostendit majestatem suam in gentem peccatricem
Esth. 13-11 Nec est qui resistat majestati tuæ
Psal. 28- 3 Deus majestatis intonuit
71-19 Benedictum nomen majestatis ejus in æternum
Et replebitur majestate ejus omnis terra
Prov. 25-27 Sic qui scrutator est majestatis, opprimetur a gloria
Sap. 7-26 Speculum sine macula Dei majestatis
Isai. 2-10 Abscondere... a gloria majestatis ejus
-19 Et a gloria majestatis ejus
3- 8 Ut provocarent oculos majestatis ejus
60- 7 Et domum majestatis meæ glorificabo
63-12 Qui eduxit ad dexteram Moysen brachio majestatis suæ
Baruc. 5- 9 Adducet enim Deus Israël... in lumine majestatis suæ
Ezech. 43- 2 Et terra splendebat a majestate ejus
- 4 Et majestas Domini ingressa est templum
2 Mac. 2- 8 Et apparebit majestas Domini
Matth. 19-28 Cum sederit Filius hominis in sede majestatis suæ
24-30 Videbunt Filium hominis venientem in nubibus cœli cum virtute multa, et majestate
25-31 Cum a. venerit Filius hominis in majestate
Tunc sedebit super sedem majestatis suæ
Luc. 9-26 Cum venerit in majestate sua, et Patris
-31 (*Erant autem Moyses et Elias,*) visi in majestate
-32 Et evigilantes viderunt majestatem ejus
21-27 Cum potestate magna, et majestate
Act. 19-27 Destrui incipiet majestas ejus, quam tota Asia, et orbis colit
Hebr. 1- 3 Sedet ad dexteram majestatis in excelsis
Judæ. - 8 Majestatem autem blasphemant
Apoc. 15- 8 Impletum est templum fumo a majestate Dei

MALACHIAS.

Ultimus Prophetarum. Malachias hic prophetavit sub Dario Hystapis rege Persarum, ac deinceps; quo regnante Aggæus ipse et Zacharias jam ante prophetaverant : ita asserit sanctus Hieronymus.

Malac. 1- 1 Onus verbi Domini ad Israël in manu Malachiæ

MALAGMA.

Sap. 16-12 Neque herba, neque malagma sanavit eos

MALALAI.

Cantor e stirpe sacrificatorum.

2 Esdr. 12-35 Malalaï, Galalaï, Maaï, Nathanaël

MALALEEL I.

Anno mundi 396, ante J. Ch. 3658. Filius Cainan, paterque Jared. Vixit annis octingentis nonaginta quinque.

Gen. 5-12 Vixit quoque Caïnan septuaginta annis, et genuit Malaleel
-13 Vixit Caïnan postquam genuit Malaleel
5-15 Vixit autem Malaleel sexaginta quinque annis, et genuit Jared
-16 Et vixit Malaleel postquam genuit Jared
-17 Et facti sunt omnes dies Malaleel
1 Par. 1- 2 Caïnan, Malaleel, Jared
Luc. 3-37 Qui fuit Jared, qui fuit Malaleel

MALALEEL II.

Pater Saphathiæ in tribu Juda.

2 Esdr. 11- 4 Filii Amariæ, filii Saphathiæ, filii Malaleel

MALASAR.

Vir quem princeps eunuchorum constituit super Danielem, Ananiam, Misaelem, et Azariam.

Dan. 1-11 Et dixit Daniel ad Malasar
-16 Porro Malasar tollebat cibaria et vinum

MALCHUS.

Nomen illius servi cui Petrus auriculam abscidit dexteram.

Joan. 18-10 Erat autem nomen servo Malchus

MALE.

Gen. 4- 7 Sin autem male, statim in foribus peccatum aderit?
Levit. 5- 4 Ut vel male quid faceret, vel bene
Judic. 11-27 Sed tu contra me male agis
Psal. 77-19 Et male locuti sunt de Deo
Sap. 14-29 Male jurantes noceri se non sperant
-30 Quoniam male senserunt de Deo
Eccli. 3-27 Cor durum habebit male in novissimo
8- 5 Ne male de progenie tua loquatur
49- 9 Nam male tractaverunt illum
Isai. 41-23 Bene quoque aut male, si potestis, facite
Jerem. 10- 5 Quia nec male possunt facere, nec bene
Dan. 13-61 Sicut male egerant adversus proximum
Soph. 1-12 Non faciet bene Dominus et non faciet male
1 Mac. 7-42 Sciant cæteri quia male locutus est
2 Mac. 4- 1 Patriæ delator, male loquebatur de Onia
Matth. 4-24 Obtulerunt ei omnes male habentes
8- 6 Jacet in domo paralyticus et male torquetur
-16 Et omnes male habentes curavit
9-12 Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus
14-35 Obtulerunt ei omnes male habentes
15-22 Filia mea male a dæmonio vexatur
17-14 Quia lunaticus est, et male patitur
21-41 Aiunt illi : Malos male perdet
Marc. 1-32 Afferebant ad eum omnes male habentes
2-17 Non necesse habent sani medico, sed qui male habent
3- 4 Licet sabbatis bene facere, an male ?
6-55 Eos, qui se male habebant, circumferre
9-38 Et possit cito male loqui de me
Luc. 5-31 Non egent qui sani sunt medico, sed qui male habent
6- 9 Si licet sabbatis benefacere, an male?
7- 2 Centurionis autem cujusdam servus male habens, erat moriturus
Joan. 3-20 Omnis enim qui male agit, odit lucem
18-23 Si male locutus sum, testimonium perhibe
Act. 7- 6 Male tractabunt eos annis quadringentis
2 Tim. 2- 9 Laboro usq. ad vincula, quasi male operans
Jacob. 4- 3 Non accipitis : eo quod male petatis

MALEDICO.

Gen. 3-14 Maledictus es inter omnia animantia
-17 Maledicta terra in opere tuo
4-11 Nunc igitur maledictus eris super terram
5-29 In terra cui maledixit Dominus
8-21 Nequaquam ultra maledicam terræ
9-25 Ait : Maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus suis
12- 3 Et maledicam maledicentibus tibi
27-29 Qui maledixerit tibi, sit ille maledictus
49- 7 Maledictus furor eorum, quia pertinax
Exod. 21-17 Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur
22-28 Principi populi tui non maledices
Levit. 19-14 Non maledices surdo
20- 9 Qui maledixerit patri suo aut matri, morte moriatur : patri matrique maledixit, sanguis ejus sit super eum
24-11 Cumque blasphemasset nomen, et maledixisset ei, adductus est ad Moysen
-15 Homo qui maledixerit Deo suo
Num. 5-22 Ingrediantur aquæ maledictæ in ventrem t.
22- 6 Veni igitur, et maledic populo huic
Maledictus in quem maledicta congesseris
-11 Veni, et maledic ei, si quo modo possim pugnans abigere eum
-12 Noli ire cum eis, neque maledicas populo
-17 Veni, et maledic populo isti
23- 7 Veni, inquit, et maledic Jacob

Num. 23- 8 Quomodo maledicam, cui non maledixit Deus?
-11 Ut malediceres inimicis meis vocavi te
-13 Inde maledicito ei
-25 Nec maledicas ei, nec benedicas
-27 Si forte placeat Deo ut inde maledicas eis
24- 9 Qui maledixerit, in maledictione reputabitur
-10 Ad maledicendum inimicis meis vocavi te
Deut. 21-23 Quia maledictus a Deo est qui pendet in ligno
23- 4 Conduxerunt.. Balaam.. ut malediceret tibi
27-13 Stabunt ad maledicendum in monte Hebal
-15 Maledictus homo qui facit sculptile
-16 Maledictus qui non honorat patrem suum
-17 Maledictus qui transfert terminos proximi
-18 Maledictus qui errare facit cæcum in itinere
-19 Maledictus qui pervertit judicium advenæ
-20 Maledictus qui dormit cum uxore patris sui
-21 Maledictus qui dormit cum omni jumento
-22 Maledictus qui dormit cum sorore sua
-23 Maledictus qui dormit cum socru sua
-24 Maledictus qui clam percusserit proximum
-25 Maledictus qui accipit munera, ut percutiat
-26 Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus
28-16 Maledictus eris in civitate, maledictus in agro
-17 Maledictum horreum tuum, et maledictæ reliquiæ tuæ
-18 Maledictus fructus ventris tui
-19 Maledictus eris ingrediens, et maledictus egrediens
Josue. 6-26 Maledictus vir coram Dom. qui suscitaverit
24- 9 Et vocavit Balaam... ut malediceret vobis
Judic. 5-23 Maledicite terræ Meroz, dixit Angelus Domini: maledicite habitatoribus ejus
9-27 Inter epulas et pocula maledicebant Abimelech
21-18 Maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem Benjamin
1 Reg. 14-24 Maledictus vir qui comederit panem usque ad vesperam
-28 Maledictus vir qui comederit panem hodie
17-36 Qui ausus est maledicere exercitui Dei
-43 Et maledixit Philisthæus David in diis suis
26-19 Maledicti sunt in conspectu Domini
2 Reg. 16- 5 Procedebatque egrediens, et maledicebat
- 7 Ita autem loquebatur Semeï cum malediceret regi
- 9 Quare maledicit canis hic mortuus domino
-10 Dimitte eum ut maledicat: Dominus enim præcepit ei ut malediceret David
-11 Dimitte eum ut maledicat juxta præceptum
-13 Maledicens, et mittens lapides advers. eum
19-21 Quia maledixit Christo Domini
3 Reg. 2- 8 Qui maledixit mihi maledictione pessima
4 Reg. 2-24 Et maledixit eis in nomine Domini
9-34 Ite, et videte maledictam illam, et sepelite
2 Esdr. 13- 2 Eo quod... conduxerint adversum eos Balaam, ad maledicendum eis
-25 Objurgavi eos, et maledixi
Tobiæ. 13-16 Maledicti erunt qui contempserint te
Job. 3- 1 Aperuit Job os suum, et maledixit diei suo
- 8 Maledicant ei qui maledicunt diei
5- 3 Et maledixi pulchritudini ejus statim
24-18 Maledicta sit pars ejus in terra, nec ambulet
31-30 Ut expeterem maledicens animam ejus
Psal. 36-22 Maledicentes autem ei disperibunt
54-13 Quon. si inimicus meus maledixisset mihi
61- 5 Ore suo benedicebant, et corde suo maledicebant
108-28 Maledicent illi, et tu benedices
118-21 Maledicti qui declinant a mandatis tuis
Prov. 11-26 Qui abscondit frumenta, maledicetur in pop.
20-20 Qui maledicit patri suo, et matri, extinguetur
24-24 Maledicent eis populi, et detestabuntur eos
27-14 De nocte consurgens maledicenti similis erit
30-10 Ne forte maledicat tibi, et corruas
-11 Generatio, quæ patri suo maledicit
Eccle. 7-22 Ne forte audias servum tuum maledicentem
-23 Quia et tu crebro maledixisti aliis
10-20 In secreto cubiculi tui ne maledixeris diviti
Sap. 3-13 Maledicta creatura eorum, quoniam felix est sterilis
12-11 Semen enim erat maledictum ab initio
14- 8 Maledictum est et ipsum, et qui fecit illud
Eccli. 3-18 Est maledictus a Deo, qui exasperat matrem
4- 5 Et non relinquas quærentibus tibi retro maledicere
- 6 Maledicentis e. tibi in amaritudine animæ
21-30 Dum maledicit impius diabolum, maledicit ipse animam suam
23-19 Et diem nativitatis tuæ maledicas
28-15 Susurro et bilinguis maledictus

Eccli. 33-12 Et ex ipsis maledixit, et humiliavit
34-29 Unus orans, et unus maledicens
Isai. 8-21 Et cum esurierit, irascetur, et maledicet regi
65-20 Peccator centum annorum maledictus erit
Jerem. 11- 3 Maledictus vir, qui non audierit verba pacti
15-10 Omnes maledicunt mihi
17- 5 Maledictus homo, qui confidit in homine
20-14 Maledicta dies, in qua natus sum
-15 Maledictus vir, qui annuntiavit patri meo
48-10 Maledictus, qui facit opus Do. fraudulenter
Et maledictus, qui prohibet gladium suum
Thren. 2- 7 Maledixit sanctificationi suæ
Baruc. 6-65 Neque enim regibus maledicent
Habac. 3-14 Maledixisti sceptris ejus, capite bellatorum
Malac. 1-14 Maledictus dolosus, qui habet in grege suo masculum
2- 2 Et maledicam benedictionibus vestris, et maledicam illis
3- 9 Et in penuria vos maledicti estis
2 Mac. 10-34 Supra modum maledicebant
Matth. 5-11 Beati estis cum maledixerint vobis
15- 4 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
25-41 Discedite a me, maledicti, in ignem ætern.
Marc. 7-10 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
11-21 Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit
Luc. 6-28 Benedicite maledicentibus vobis, et orate
Joan. 7-49 Sed turba hæc, quæ non novit legem, maledicti sunt
9-28 Maledixerunt ergo ei, et dixerunt
Act. 19- 9 Maledicentes viam Domini coram multitud.
23- 4 Summum sacerdotem Dei maledicis?
- 5 Principem populi tui non maledices
Rom. 12-14 Benedicite, et nolite maledicere
1 Cor. 4-12 Maledicimur, et benedicimus
Galat. 3-10 Maledictus omnis qui non permanserit
-13 Maledictus omnis qui pendet in ligno
1 Tim. 4-10 In hoc enim laboramus, et maledicimur
Jacob. 3- 9 Et in ipsa maledicimus homines
1 Petr. 2-23 Qui cum malediceretur, non maledicebat

MALEDICTIO.

Gen. 24-41 Innocens eris a maledictione mea
27-12 Et inducam super me maledictionem
-13 In me sit, ait, ista maledictio, fili mi
Num. 5-21 His maledictionibus subjacebis: Det te Dominus in maledictionem
-27 Pertransibunt eam aquæ maledictionis
Eritque mulier in maledictionem
24- 9 Qui maledixerit, in maledictione reputabitur
Deut. 11-26 En propono in conspectu vestro hodie benedictionem et maledictionem
-28 Maledictionem, si non obedieritis mandatis
-29 Maledictionem super montem Hebal
23- 5 Vertitque maledictionem ejus in benedict.
28-15 Venient super te omnes maledictiones istæ
-45 Venient super te omnes maledictiones istæ
29-21 Juxta maledictiones, quæ in libro legis hujus ac fœderis continentur
30- 1 Benedictio, sive maledictio, quam proposui
- 7 Omnes autem maledictiones has convertet
-19 Quod proposuerim vobis vitam et mortem, benedictionem, et maledictionem
Josue. 8-34 Legit o. verba benedictionis et maledictionis
9-23 Itaque sub maledictione eritis
Judic. 9-57 Et venit super eos maledictio Joatham
21-18 Constricti juramento et maledictione
2 Reg. 14-17 Ut nec benedictione nec maledictione moveatur
16-12 Et reddat mihi Dominus bonum pro maledictione hac hodierna
3 Reg. 2- 8 Qui maledixit mihi maledictione pessima
2 Esdr. 13- 2 Et convertit Deus noster maledictionem in benedictionem
Ps. H. 10- 7 Cujus maledictione os plenum est, et amarit.
13- 3 Quorum os maledictione et amaritudine plenum est
108-18 Et dilexit maledictionem, et veniet ei
Et induit maledictionem sicut vestimentum
Eccli. 3-11 Maledictio a. matris eradicat fundamenta
27-16 Et maledictio illorum auditus gravis
41-12 Si nati fueritis, in maledictione nascemini: et si mortui fueritis, in maledictione erit pars vestra
Isai. 24- 6 Propter hoc maledictio vorabit terram
Jerem. 23-10 Quia a facie maledictionis luxit terra
24- 9 Et in maledictionem in universis locis
25-18 Darem eos.. in sibilum, et in maledictionem
26- 6 Urbem hanc dabo in maledictionem cunctis
29-18 Et dabo eos... in maledictionem, et in stup.
-22 Et assumetur ex eis maledictio
44- 8 Et dispereatis, et sitis in maledictionem
-12 Et in maledictionem, et in opprobrium

Jerem. 49-13 Et in maledictionem erit Bosra
Baruc. 1-20 Adhæserunt nobis multa mala, et maledictiones
Dan. 8-19 Quæ futura sunt in novissimo maledictionis
9-11 Stillavit super nos maledictio, et detestatio
Zach. 5- 3 Dixit ad me: Hæc est maledictio, quæ egr.
8-13 Et erit: sicut eratis maledictio in gentibus
Rom. 3-14 Quorum os maledictione et amaritudine plenum est
Jacob. 3-10 Ex ipso ore procedit bened. et maledictio
2 Petr. 2-14 Cor exercitatum avaritia habentes, maledictionis filii

MALEDICTUM.

Num. 5-18 In quibus cum execratione maledicta congessit
-19 Non te nocebunt aquæ istæ amarissimæ, in quas maledicta congessi
-23 Scribetque sacerdos in libello ista maledicta, et delebit ea aquis amarissimis in quas maledicta congessit
22- 6 Maledictus, in quem maledicta congesseris
Deut. 29-20 Et sedeant super eum omnia maledicta
-27 Ut induceret super eam omnia maledicta
4 Reg. 22-19 Quod videlicet fierint in stuporem, et in maledictum
2 Par. 6-22 Seque maledicto constrinxerit coram altari
34-24 Cunctaque maledicta, quæ scripta sunt
Prov. 26- 2 Sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet
Eccli. 10-15 Qui tenuerit illam, adimplebitur maledictis
22-30 Sic et ante sanguinem maledicta, et contum.
23-36 Derelinquet in maledictum memoriam ejus
27-23 Et maledicti est concordatio
29- 9 Et convitia et maledicta reddet illi
41-13 Sic impii a maledicto in perditionem
Jerem. 42-18 Et eritis... in stuporem, et in maledictum
44-22 Et facta est terra vestra in desolationem, et in stuporem, et in maledictum
Baruc. 3- 8 Et in maledictum, et in peccatum
Osee. 4- 2 Maledictum, et mendacium inundaverunt
2 Mac. 12-14 Maledictis lacessentes Judam, et blasphem.
Galat. 3-10 Ex operibus legis sunt, sub maledicto sunt
-13 Christus nos redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledictum
1 Tim. 5-14 Volo... nullam occasionem dare adversario maledicti gratia
Hebr. 6- 8 Reproba est, et maledicto proxima
1 Petr. 3- 9 Non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto
Apoc. 22- 3 Et omne maledictum non erit amplius

MALEDICUS.

Sap. 1- 6 Et non liberabit maledicum a labiis suis
Eccli. 23- 8 Et superbus, et maledicus scandalizabitur in illis
2 Mac. 10-36 Atque ipsos maledicos vivos concremare
1 Cor. 5-11 Aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax
6-10 Neque avari, neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces, regnum Dei possidebunt
1 Petr. 4-15 Aut maledicus, aut alienorum appetitor

MALEFACIO.

1 Reg. 26-21 Nequaquam enim ultra tibi malefaciam
Prov. 2-14 Qui lætantur cum malefecerint, et exultant
4-16 Non enim dormiunt nisi malefecerint
Eccli. 2-14 Væ... labiis scelestis, et manibus malefacientibus
19-25 Si invenerit tempus malefaciendi, malefacie
34- 5 Et somnia malefacientium, vanitas est
Jerem. 38- 9 Domine mi rex, malefecerunt viri isti omnia
Dan. 11-27 Duorum q. regum cor erit ut malefaciant
2 Mac. 3-39 Et venientes ad malefaciendum percutit
1 Petr. 3-17 Melius est enim benefacientes... pati, quam malefacientes
3 Joan. -11 Qui malefacit, non vidit Deum

MALEFACTOR.

Joan. 18-30 Et dixerunt ei: Si non esset hic malefactor
1 Petr. 2-12 Quod detrectant de vobis tanquam de malefactoribus
-14 Ab eo missis ad vindictam malefactorum

MALEFICIA.

Isai. 47- 9 Propter multitudinem maleficiorum tuor.
-12 Et cum multitudine maleficiorum tuorum
Mich. 5-11 Et auferam maleficia de manu tua
Nahum. 3- 4 Propter multitudinem fornicationum meretricis speciosæ, et gratæ, et habentis maleficia, quæ vendidit... familias in maleficiis suis

MALEFICUS.

Exod. 7-11 Vocavit autem Pharao sapientes et malefici
-22 Feceruntque similiter malefici Ægyptioru

Exod. 8- 7 Fecerunt a. et malefici per incantationes suas
-18 Feceruntque similiter malefici incantation.
-19 Et dixerunt malefici ad Pharaonem
9-11 Nec poterant malefici stare coram Moyse
22-18 Maleficos non patieris vivere
Deut. 18-10 Nec inveniatur in te qui... observet somnia atque auguria, nec sit maleficus
2 Par. 33- 6 Maleficis artibus inserviebat
Jerem. 27- 9 Nolite audire... et augures, et maleficos
Dan. 2- 2 Ut convocarentur arioli, et magi, et malefici
Malac. 3- 5 Et ero testis velox maleficis, et adulteris

MALEVOLUS.

Sap. 1- 4 Quoniam in malevolam animam non introibit sapientia
Eccli. 33-28 Servo malevolo tortura et compedes

MALIGNE.

Eccli. 1-40 Quoniam accessisti maligne ad Dominum

MALIGNITAS.

Psal. 34-17 Restitue animam meam a malignitate eor.
Sap. 5-13 In malignitate a. nostra consumpti sumus
-24 Et malignitas evertet sedes potentium
Baruc. 2-33 Et avertent se... et a malignitatibus suis
Rom. 1-29 Plenos... contentione, dolo, malignitate

MALIGNOR, MALIGNANTES.

1 Par. 16-22 Et in prophetis meis nolite malignari
Psal. 21-17 Concilium malignantium obsedit me
25- 5 Odivi ecclesiam malignantium
36- 1 Noli æmulari in malignantibus
- 8 Derelinque furorem : noli æmulari ut maligneris
- 9 Quoniam qui malignantur, exterminabuntur
63- 3 Protexisti me a conventu malignantium
73- 3 Quanta malignatus est inimicus in sancto!
82- 4 Super populum t. malignaverunt consilium
91-12 Et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea
93-16 Quis consurget mihi adversus malignantes?
104-15 Et in prophetis meis nolite malignari

MALIGNUS, A, UM.

Job. 5-12 Qui dissipat cogitationes malignorum
8-20 Deus... nec porriget manum malignis
Psal. 5- 6 Neque habitabit juxta te malignus
Il. 10-15 Contere brachium peccatoris et maligni
14- 4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus
100- 4 Declinantem a me malignum non cognoscebam
118-115 Declinate a me, maligni : et scrutabor mand.
143-10 Qui redemisti David... de gladio maligno
Baruc. 1-22 Et abivimus unusquisque in sensum cordis nostri maligni
Luc. 8- 2 Quæ erant curatæ a spiritibus malignis
Jacob. 4-16 Omnis exultatio talis, maligna est
1 Joan. 3-12 Quoniam opera ejus maligna erant
2 Joan. -11 Communicat operibus ejus malignis
3 Joan. -10 Verbis malignis garriens in nos

MALIGNUS.

Diabolus quem imitabatur Caïn, et cujus suggestionibus parebat.

1 Joan. 2-13 Scribo vobis, adolescentes, quoniam vicistis Malignum
-14 Verbum Dei manet in vobis, et vicistis Malignum
3-12 Non sicut Caïn, qui ex Maligno erat
5-18 Generatio Dei conservat eum, et Malignus non tangit eum
-19 Et mundus totus in Maligno positus est

MALITIA.

Gen. 6- 5 Quod multa malitia hominum esset in terra
50-17 Obsecro ut obliviscaris... peccati atque malitiæ quam exercuerunt in te
1 Reg. 12-25 Quod si perseveraveritis in malitia
20- 7 Scito quia completa est malitia ejus
- 9 Ut si certe cognovero completam esse patris mei malitiam contra te
-13 Si autem perseveraverit patris mei malitia
25-17 Completa est malitia adversum virum tuum
-28 Malitia ergo non inveniatur in te
-39 Malitiam Nabal reddidit Do. in caput ejus
2 Reg. 3-39 Retribuat Dominus facienti malum juxta malitiam suam
3 Reg. 2-44 Reddidit Do. malitiam tuam in caput tuum
1 Par. 4-10 Si... et feceris me a malitia non opprimi
Esth. 8- 3 Oravit, ut malitiam Aman Agagitæ, et machinationes ejus... juberet irritas fieri
Job. 22- 5 Et non propter malitiam tuam plurimam
Psal. 35- 5 Astitit omni viæ non bonæ, malitiam autem non odivit
Psal. 49-19 Os tuum abundavit malitia : et lingua tua
51- 3 Quid gloriaris in malitia, qui potens es
- 5 Dilexisti malitiam super benignitatem
93-23 Et in malitia eorum disperdet eos
106-34 (*Posuit*) terram fructiferam in salsuginem, a malitia inhabitantium in ea
140- 4 Non declines cor meum in verba malitiæ
Prov. 14-32 In malitia sua expelletur impius
26-26 Revelabitur malitia ejus in concilio
Eccle. 7-16 Et impius multo vivit tempore in malitia sua
9- 3 Corda filiorum hominum implentur malitia
11-10 Et amove malitiam a carne tua
Sap. 2-21 Excæcavit enim illos malitia eorum
4-11 Raptus est ne malitia mutaret intellectum ej.
-12 Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia
7-30 Sapientiam autem non vincit malitia
12- 2 Ut, relicta malitia, credant in te, Domine
-10 Quoniam nequam est natio eorum, et naturalis malitia ipsorum
-20 Per quæ possent mutari a malitia
16-14 Homo autem occidit quidem per malitiam
Eccli. 9- 1 Ne ostendat super te malitiam doctrinæ neq.
11-29 Malitia horæ oblivionem facit luxuriæ
12- 9 Et in malitia illius, amicus agnitus est
13-15 Et non parcet de malitia, et de vinculis
14- 6 Et hæc redditio est malitiæ illius
- 7 Et in novissimo manifestat malitiam suam
17-29 Et in vanitate malitiæ placuerunt
19- 5 Et qui odit loquacitatem, extinguit malitiam
- 6 Et qui jucundatur in malitia, denotabitur
25-17 Et omnis malitia, nequitia mulieris
-26 Brevis omnis malitia super malitiam mulieris
30-14 Quam dives imbecillis et flagellatus malitia
33-29 Multam enim malitiam docuit otiositas
34-10 In multis factus est, multiplicat malitiam
37- 3 Unde creata es cooperire aridam malitia
46- 9 Et perfringere murmur malitiæ
Isai. 40- 2 Quoniam completa est malitia ejus
47-10 Fiduciam habuisti in malitia tua, et dixisti
57- 1 A facie enim malitiæ collectus est justus
Jerem. 1-16 Et loquar judicia mea cum eis, super omnem malitiam eorum
2-19 Arguet te malitia tua, et aversio tua increpabit te
-33 Quæ insuper et malitias tuas docuisti vias
3- 2 Et polluisti terram in fornicationibus tuis, et in malitiis tuis
4- 4 Propter malitiam cogitationum vestrarum
-14 Lava a malitia cor tuum, Jerusalem
-18 Ista malitia tua, quia amara, quia tetigit cor tuum
6- 7 Sic frigidam fecit malitiam suam
-29 Malitiæ enim eorum non sunt consumptæ
7-12 Et videte quæ fecerim ei propter malitiam
11-15 Numquid carnes sanctæ auferent a te malitias tuas
12- 4 Siccabitur propter malitiam habitantium
21-12 Propter malitiam studiorum vestrorum
22-22 Confunderis, et erubesces ab omni malitia
23- 2 Visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum
-14 Ut non converteretur unusq. a malitia sua
26- 3 Propter malitiam studiorum eorum
32-32 Propter malitiam filiorum Israël
33- 5 Abscondens faciem meam a civitate hac, propter omnem malitiam eorum
44- 3 Propter malitiam, quam fecerunt
-22 Propter malitiam studiorum vestrorum
Ezech. 16-23 Et accidit post omnem malitiam tuam
-57 Antequam revelaretur malitia tua
20-43 In omnibus malitiis vestris, quas fecistis
Dan. 9-14 Vigilavit Dominus super malitiam
Osee. 7- 1 Revelata est... et malitia Samariæ
- 2 Et ne forte dicant in cordibus suis, omnem malitiam eorum me recordatum
- 3 In malitia sua lætificaverunt regem
-15 Et in me cogitaverunt malitiam
9-15 Propter malitiam adinventionum eorum, de domo mea ejiciam eos
10-15 A facie malitiæ nequitiarum vestrarum
Joel. 2-13 Misericors est, patiens et multæ misericordiæ, et præstabilis super malitia
3-13 Quia multiplicata est malitia eorum
Jonæ. 1- 2 Quia ascendit malitia ejus coram me
3-10 Et misertus est Deus super malitiam
4- 2 Multæ miserationis, et ignoscens super malitia
Nahum. 1-11 Ex te exibit cogitans contra Dom. malitiam
3-19 Super quem non transiit malitia tua semper?
1 Mac. 5- 4 Et recordatus est malitiam filiorum Bean
7-42 Et judica illum secundum malitiam illius
10-46 Quia recordati sunt malitiæ magnæ
13-46 Non nobis reddas secundum malitias nostras
2 Mac. 3-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam
4- 4 Ad augendam malitiam Simonis
-47 Et Menelaüm quidem universæ malitiæ reum criminibus absolvit
-50 Crescens in malitia ad insidias civium
7-31 Tu vero, qui inventor omnis malitiæ factus
9- 6 Licet ille nullo modo a sua malitia cessaret
Matth. 6-34 Sufficit diei malitia sua
Rom. 1-29 Repletos o. iniquitate, malitia, fornicatione
1 Cor. 5- 8 Neque in fermento malitiæ et nequitiæ
14-20 Sed malitia parvuli estote
Ephes. 4-31 Blasphemia tollatur a vobis cum om. malitia
Colos. 3- 8 Nunc autem deponite et vos omnia : iram, indignationem, malitiam
Tit. 3- 3 Eramus.. in malitia et invidia agentes
Jacob. 1-21 Propter quod abjicientes omnem immunditiam, et abundantiam malitiæ
1 Petr. 2- 1 Deponentes igitur omnem malitiam
-16 Et non quasi velamen habentes malitiæ libertatem

MALITIOSE.

Dan. 13-43 Quæ isti malitiose composuerunt advers. me

MALITIOSUS.

1 Reg. 25- 3 Porro vir ejus durus, et pessimus, et malitiosus

MALLEATOR.

Gen. 4-22 Qui fuit malleator et faber in cuncta opera
Job. 41-15 Et stringetur quasi malleatoris incus

MALLEOLUS.

Dan. 3-46 Naphtha, et stuppa, et pice, et malleolis

MALLEUS.

Judic. 4-21 Assumens pariter et malleum
Percussumque malleo defixit in cerebrum
5-26 Sinistram manum misit ad clavum, et dexteram ad fabrorum malleos
3 Reg. 6- 7 Et malleus, et securis, et omne ferramentum, non sunt audita in domo, cum ædif.
Job. 41-20 Quasi stipulam æstimabit malleum
Prov. 19-29 Et mallei percutientes stultorum corporibus
Eccli. 38-30 Vox mallei innovat aurem ejus
Isai. 41- 7 Confortavit faber ærar. percutiens malleo
44-12 In prunis, et in malleis formavit illud
Jerem. 10- 4 Clavis et malleis compegit, ut non dissolv.
23-29 Et quasi malleus conterens petram
50-23 Quomodo... contritus malleus univ. terræ?

MALLOTÆ.

Mallus urbs est Ciliciæ in sinu Issico, juxta fluvium Pyramum.

2 Mac. 4-30 Contigit... et Mallotas seditionem movere

MALO.

Eccli. 23-19 Improperium patiaris, et maluisses non nasci
1 Mac. 12-10 Maluimus mittere ad vos renovare fratern.

MALOCH.

Levita e stirpe Merari, filius Hasabiæ et pater Abdi.

1 Par. 6-44 Ethan filius Cusi, filii Abdi, filii Maloch
1 Esdr. 10-32 Benjamin, Maloch, Samarias

MALOGRANATUM, *arbor et fructus.*

Exod. 39-23 Quæ posuerunt inter malogranata
Num. 20- 5 Nec ficum gignit, nec vineas, nec malogranata
Deut. 8- 8 Ficus, et malogranata, et oliveta nascuntur
1 Reg. 14- 2 Sub malogranato, quæ erat in Magron
3 Reg. 7-18 Capitella, quæ erant super summitatem, malogranatorum
-20 Malogranatorum a. ducenti ordines erant
-42 Et malogranata quadringenta in duobus retiaculis
Duos versus malogranatorum in retiaculis
4 Reg. 25-17 Et malogranata super capitellum columnæ
2 Par. 3-16 Malogranata etiam centum, quæ catenulis interposuit
4-13 Malogranata quoque quadringenta
Ita ut bini ordines malogranatorum singulis retiaculis jungerentur
Jerem. 52-22 Et malogranata super coronam in circuitu
Similiter columnæ secundæ, et malogranata
-23 Et fuerunt malogranata nonaginta sex dependentia : et omnia malogranata cent.
Joel. 1-12 Et ficus elanguit : malogranatum, et palma
Aggæi. 2-20 Malogranatum et lignum olivæ non floruit?

MALUM. *Substant.*

Gen. 2- 9 Lignumque scientiæ boni et mali

Gen. 2-17 De ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas
3- 5 Et eritis sicut dii, scientes bonum et malum
-22 Ex nobis factus est, sciens bonum et malum
6- 5 Et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore
8-21 In malum prona sunt ab adolescentia sua
19- 7 Quæso, fratres mei, nolite malum hoc facere
- 8 Dummodo viris istis nihil mali faciatis
-19 Ne forte apprehendat me malum, et moriar
26-29 Ut non facias nobis quidquam mali
31-29 Valet manus mea reddere tibi malum
-52 Aut tu præterieris, malum mihi cogitans
39- 9 Quomodo ergo possum hoc malum facere?
41-57 Ut emerent escas, et malum inopiæ temperarent
42- 4 Ne forte in itinere quidquam patiatur mali
-11 Nec quidquam famuli tui machinantur mali
-36 In me hæc omnia mala reciderunt
44- 4 Quare reddidistis malum pro bono?
48-16 Angelus, qui eruit me de cunctis malis
50-15 Et reddat nobis omne malum quod fecimus
-20 Vos cogitastis de me malum
Exod. 5-19 Videbantq. se præpositi filior. Isr. in malo
23- 2 Non sequeris turbam ad faciendum malum
32-14 Placatusque est Dominus ne faceret malum
-22 Tu enim nosti... quod pronus sit ad malum
Num. 11-15 Ne tantis afficiar malis
24-13 Ut vel boni quid vel mali proferam ex corde
32-13 Donec consumeretur universa generatio, quæ fecerat malum in conspectu ejus
Deut. 1-39 Qui hodie boni ac mali ignorant distantiam
4-25 Patrantes malum coram Domino Deo vestro
13- 5 Et auferes malum de medio tui
17- 2 Vir aut mulier qui faciant malum in conspectu Domini
- 7 Ut auferas malum de medio tui
-12 Morietur homo ille, et auferes malum de Israel
19-19 Et auferes malum de medio tui
21-21 Morietur, ut auferatis malum de medio vestri
22-21 Et auferes malum de medio tui
-22 Uterq. morietur..et auferes malum de Israël
-24 Et auferes malum de medio tui
24- 7 Interficietur, et auferes malum de medio tui
30-15 Quod hodie proposuerim..vitam et bonum, et e contrario mortem et malum
31-17 Invenient eum omnia mala et afflictiones
Invenerunt me hæc mala
-18 Propter omnia mala quæ fecit, quia secutus
-21 Postquam invenerint eum mala multa
-29 Occurrent vobis mala in extremo tempore
Quando feceritis malum in conspectu Dom.
32-23 Congregabo super eos mala, et sagittas meas
Josue. 23-15 Quidquid malorum comminatus est
24-15 Sin a. malum vobis videtur ut Do. serviatis
Judic. 2-11 Feceruntque filii Isr. malum in conspectu
3- 7 Feceruntque malum in conspectu Domini
-12 Addiderunt autem filii Israël facere malum in conspectu Domini
Quia fecerunt malum in conspectu Domini
4- 1 Addideruntque filii Israël facere malum in conspectu Domini
6- 1 Fecerunt autem filii Israël malum
9-56 Et reddidit Deus malum, quod fecerat Abimelech
10- 6 Fecerunt malum in conspectu Domini
13- 1 Filii Isr. fecerunt malum in conspectu Do.
15- 3 Faciam enim vobis mala
19-23 Ait: Nolite, fratres, nolite facere malum hoc
20-13 Ut moriantur, et auferatur malum de Isr.
21- 3 Quare... factum est hoc malum in populo
1 Reg. 6- 9 Ipse fecit nobis hoc malum grande
10-19 Qui solus salvavit vos de universis malis
12-17 Videbitis quia grande malum feceritis vobis
-19 Addidimus e. univ. peccatis nostris malum
-20 Vos fecistis universum malum hoc
15-19 Quare... et fecisti malum in oculis Domini?
20-22 Veni ad me, quia pax tibi est, et nihil est mali
23- 9 Quia præpararet ei Saül clam malum
24-10 David quærit malum adversum te
-12 Vide, quoniam non est in manu mea malum
-18 Ego autem reddidi tibi mala
25-21 Et reddidit mihi malum pro bono
-26 Qui quærunt domino meo malum
-34 Qui prohibuit me ne malum facerem tibi
-39 Et servum suum custodivit a malo
26-18 Quid feci? aut quod est malum in manu mea?
27-12 Multa mala operatus est contra populum
28-10 Quia non eveniet tibi quidquam mali
29- 6 Et non inveni in te quidquam mali
2 Reg. 3-39 Retribuat Dominus facienti malum juxta malitiam suam

2 Reg. 12- 9 Ut faceres malum in conspectu meo
-11 Ecce ego suscitabo super te malum de domo
13-16 Majus est hoc malum, quod nunc agis
-22 Porro non est locutus Absalom ad Ammon, nec malum nec bonum
16- 8 Et ecce premunt te mala tua, quoniam vir sanguinum es
17-14 Ut induceret Dom. super Absalom malum
18-32 Fiant... qui consurgunt adversus eum in malum
19- 7 Et pejus erit hoc tibi, quam omnia mala
3 Reg. 1-52 Sin autem malum inventum fuerit in eo
2-44 Dixitq. rex ad Semei: Tu nosti omne malum
3- 9 Possit, et discernere inter bonum et malum
9- 9 Idcirco induxit Dominus super eos omne malum hoc
11-25 Et hoc est malum Adad, et odium contra Israël
14- 9 Operatus es mala super omnes qui fuerunt
-10 Ego inducam mala super domum Jeroboam
-22 Et fecit Judas malum coram Domino
15-26 Fecit quod malum est in conspectu Domini
-34 Et fecit malum coram Domino
16- 7 Et contra omne malum, quod fecerat
-19 Quæ peccaverat faciens malum coram Do.
-25 Fecit a. Amri malum in conspectu Dom.
-30 Et fecit Achab filius Amri malum
21-20 Ut faceres malum in conspectu Domini
-21 Ecce ego inducam super te malum
-25 Qui venumdatus est ut faceret malum
-29 Non inducam malum in diebus ejus, sed in diebus filii sui inferam malum domui ejus
22- 8 Quia non prophetat mihi bon., sed malum
-18 Quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum
-23 Et Dominus locutus est contra te malum
-53 Et fecit malum in conspectu Domini
4 Reg. 3- 2 Et fecit malum coram Domino
6-33 Et ait: Ecce, tantum malum a Domino est
8-12 Quia scio quæ facturus sis filiis Israël mala
-18 Et fecit quod malum est in conspectu Dom.
-27 Et fecit quod malum est coram Domino
13- 2 Et fecit malum coram Domino
-11 Et fecit quod malum est in conspectu Dom.
14-10 Quare provocas malum, ut cadas tu et Judas
-24 Et fecit quod malum est coram Domino
15- 9 Et fecit quod malum est coram Domino
-18 Fecitque quod erat malum coram Domino
-24 Et fecit quod erat malum coram Domino
-28 Et fecit quod erat malum coram Domino
17- 2 Fecitque malum coram Domino
-17 Et tradiderunt se ut facerent malum coram Domino
21- 2 Fecitque malum in conspectu Domini
- 6 Ut faceret malum coram Domino
- 9 Ut facerent malum super gentes
-12 Ecce ego inducam mala super Jerusalem
-15 Eo quod fecerint malum coram me
-16 Ut faceret malum coram Domino
-20 Fecitque malum in conspectu Domini
22-16 Ecce, ego adducam mala super locum istum
-20 Ut non videant oculi tui omnia mala
23-32 Et fecit malum coram Domino
-37 Et fecit malum coram Domino
24- 9 Et fecit malum coram Domino
-19 Et fecit malum coram Domino
1 Par. 7-23 Eo quod in malis domus ejus ortus esset
21-15 Et misertus est super magnitudine mali
-17 Ego, qui peccavi: ego, qui malum feci
2 Par. 7-22 Idcirco venerunt super eos univ. hæc mala
12-14 Fecit a. malum, et non præparavit cor suum
18- 7 Quia non prophetat mihi bon., sed malum
-17 Quod non prophetaret iste mihi quidquam boni, sed ea quæ mala sunt
-22 Et Dominus locutus est de te mala
20- 9 Si irruerint super nos mala, gladius judicii
21- 6 Et fecit malum in conspectu Domini
22- 4 Fecit igitur malum in conspectu Domini
25-16 Quia fecisti hoc malum
-19 Cur malum adversum te provocas, ut cadas
29- 6 Et fecerunt malum in conspectu Domini Dei
33- 2 Fecit autem malum coram Domino
- 6 Multaque mala operatus est coram Domino
- 9 Ut facerent malum super omnes gentes
-22 Fecitque malum in conspectu Domini
34-24 Ecce ego inducam mala super locum istum
-28 Nec videbunt oculi tui omne malum
36- 5 Fecitque malum coram Domino Deo suo
- 9 Fecitque malum in conspectu Domini
-12 Fecitque malum in oculis Domini Dei sui
1 Esdr. 4-22 Et paulatim crescat malum contra reges
2 Esdr. 2- 2 Sed malum nescio quod in corde tuo est
6- 2 Ipsi a. cogitabant ut facerent mihi malum
-13 Haberent malum, quod exprobrarent mihi
9-28 Reversi sunt ut facerent malum in consp. tuo

2 Esdr. 13- 7 Et veni in Jerusalem, et intellexi malum
- 8 Et malum mihi visum est valde
-18 Et adduxit Deus noster super nos omne malum hoc, et super civitatem hanc
-27 Faciemus omne malum grande hoc
Judith. 7-13 Quoniam fecisti in nos mala, nolens loqui
Esth. 7- 4 Esset tolerabile malum, et gemens tacerem
- 7 Intellexit enim a rege sibi paratum malum
9-24 Cogitavit contra eos malum, ut occideret ill.
-25 Et malum, quod contra Judæos cogitaverat
10- 9 Liberavitque nos ab omnibus malis
11- 9 Conturbataque est gens justorum timentium mala sua
Job. 1- 1 Rectus, ac timens Deum, et recedens a malo
- 8 Rectus, ac timens Deum, et recedens a malo
2- 3 Rectus, ac timens Deum, et recedens a malo
-10 De manu Dei, mala quare non suscipiamus?
-11 Igitur audientes tres amici Job omne malum
3-10 Nec abstulit mala ab oculis meis
5-19 Et in septima non tanget te malum
20-12 Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum
28-28 Et recedere a malo, intelligentia
30-26 Expectabam bona, et venerunt mihi mala
31-29 Et exultavi quod invenisset eum malum
42-11 Et consolati sunt eum super omni malo
Psal. 7- 5 Si reddidi retribuentibus mihi mala
II. 10- 6 Non movebor a generatione in generationem, sine malo
14- 3 Nec fecit proximo suo malum, et opprobr.
20-12 Quoniam declinaverunt in te mala
22- 4 Non timebo mala: quoniam tu mecum es
26- 5 In die malorum protexit me in abscondito
27- 3 Mala autem in cordibus eorum
33-14 Prohibe linguam tuam a malo
-15 Diverte a malo, et fac bonum: inquire pac.
-17 Vultus autem Domini super facientes mala
34- 4 Et confundantur cogitantes mihi mala
-12 Retribuebant mihi mala pro bonis
-26 Revereantur simul, qui gratulantur malis
36-27 Declina a malo, et fac bonum
37-13 Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates
-21 Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant
39-13 Quoniam circumdederunt me mala
-15 Et revereantur, qui volunt mihi mala
40- 6 Inimici mei dixerunt mala mihi
- 8 Adversum me cogitabant mala mihi
50- 6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci
53- 7 Averte mala inimicis meis
55- 6 Omnes cogitationes eorum, in malum
69- 4 Et erubescant, qui volunt mihi mala
70-13 Operiantur..pudore, qui quærunt mala mihi
-24 Cum confusi et reveriti fuerint, qui quærunt mala mihi
87- 4 Quia repleta est malis anima mea
89-15 Lætati sumus pro... annis, quibus vidimus mala
90-10 Non accedet ad te malum
96-10 Qui diligitis Dominum, odite malum
106-26 Anima eorum in malis tabescebat
-39 Et vexati sunt a tribulatione malorum
108- 5 Et posuerunt adversum me mala pro bonis
-20 Qui loquuntur mala adversus animam meam
111- 7 Ab auditione mala non timebit
120- 7 Dominus custodit te ab omni malo
139-12 Virum injustum mala capient in interitu
Prov. 1-16 Pedes enim illorum ad malum currunt
-33 Perfruetur, timore malorum sublato
3- 7 Time Deum, et recede a malo
-29 Ne moliaris amico tuo malum
-30 Cum ipse tibi nihil mali fecerit
4-27 Averte pedem tuum a malo
5-14 Pene fui in omni malo, in medio ecclesiæ
6-14 Pravo corde machinatur malum
-18 Pedes veloces ad currendum in malum
8-13 Timor Domini odit malum: arrogantiam
9-12 Si autem illusor, solus portabis malum
10-29 Et pavor his, qui operantur malum
11-15 Affligetur malo, qui fidem facit pro extraneo
-27 Qui autem investigator malorum est, opprimetur ab eis
12-13 Propter peccata labior. ruina proximat malo
-20 Dolus in corde cogitantium mala
-21 Impii autem replebuntur malo
13- 3 Qui autem inconsideratus est... sentiet mala
-17 Nuntius impii cadet in malum
-19 Detestantur stulti eos, qui fugiunt mala
-21 Peccatores persequitur malum
14-16 Sapiens timet, et declinat a malo
-22 Errant qui operantur malum
15-27 Per timorem a. Dom. declinat omnis a malo
-28 Os impiorum redundat malis
16- 6 Et in timore Domini declinatur a malo
-17 Semita justorum declinat mala
-27 Vir impius fodit malum

Prov. 16-30 Mordens labia sua perficit malum
17-13 Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus
-16 Et qui evitat discere, incidet in mala
-20 Et qui vertit linguam, incidet in malum
20- 8 Dissipat omne malum intuitu suo
-14 Malum est, malum est, dicit omnis emptor
-22 Ne dicas : Reddam malum : expecta Domin.
-30 Livor vulneris absterget mala
21-10 Anima impii desiderat malum, non miserebitur
-12 Excogitat justus... ut detrahat impios a malo
22- 3 Callidus vidit malum, et abscondit se
- 8 Qui seminat iniquitatem, metet mala
24- 8 Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur
-16 Et resurget : impii autem corruent in malum
27-12 Astutus videns malum, absconditus est
-21 Cor iniqui inquirit mala
28-14 Qui vero mentis est duræ, corruet in malum
30-20 Tergens os s.dicit : Non sum operata malum
31-12 Reddet ei bonum, et non malum
Eccle. 2-17 Videntem mala universa esse sub sole
-21 Et hoc ergo vanitas, et magnum malum
4- 3 Nec vidit mala quæ sub sole fiunt
-17 Qui nesciunt quid faciunt mali
5-12 Divitiæ conservatæ in malum domini sui
6- 1 Est et aliud malum, quod vidi sub sole
- 5 Neque cognovit distantiam boni et mali
8- 5 Non experietur quidquam mali
- 9 Dominatur homo homini in malum suum
-11 Absque timore ullo filii hominum perpetrant mala
-12 Peccator ex eo quod centies facit malum
-14 Sunt justi, quibus mala proveniunt
10- 5 Est malum quod vidi sub sole
11- 2 Quia ignoras quid futurum sit mali super terram
12-14 Sive bonum, sive malum illud sit
Sap. 14-22 Tot et tam magna mala pacem appellant
-27 Idolorum cultura, omnis mali causa est
15- 6 Malorum amatores, digni sunt qui spem habeant in talibus
-12 Sed et æstimaverunt... oportere undecumque etiam ex malo acquirere
16- 8 Quia tu es, qui liberas ab omni malo
18- 9 Similiter et bona et mala recepturos justos
-19 Ne inscii quare mala patiebantur, perirent
Eccli. 4-23 Fili, conserva tempus, et devita a malo
7- 1 Noli facere mala, et non te apprehendent
- 2 Discede ab iniquo, et deficient mala abs te
- 3 Fili, non semines mala in sulcis injustitiæ
8-18 Ne forte gravet mala sua in te
11-14 Bona et mala, vita et mors... a Deo sunt
-16 Qui autem exultant in malis, consenescunt in malo
-27 In die bonorum ne immemor sis malorum
-33 Bona enim in mala convertens insidiatur
-35 Attende tibi a pestifero, fabricat enim mala
12- 3 Non est e. ei bene qui assiduus est in malis
- 7 Nam duplicia mala invenies in omnib. bonis
- 8 Et non abscondetur in malis inimicus
-17 Et si incurrerint tibi mala, invenies eum
13-31 Cor hominis immutat faciem illius, sive in bona, sive in mala
14-10 Oculus malus ad mala : et non satiabitur
15-18 Ante homin. vita et mors, bonum et malum
17- 6 Et mala et bona ostendit illis
18-10 Vidit præsumptionem cordis eorum, quoniam mala est
20- 9 Est processio in malis viro indisciplinato
21-15 Est autem sapientia, quæ abundat in malo
22-31 Si mala mihi evenerint per illum, sustinebo
29-15 Et hæc pro te exorabit ab omni malo
31-10 Qui potuit... facere mala, et non fecit
33- 1 Timenti Dominum non occurrent mala
Deus illum conservabit, et liberabit a malis
-15 Contra malum bonum est, et contra mort.
37-21 Oriuntur, bonum et malum, vita et mors
39- 5 Bona enim et mala in hominibus tentabit
-30 Bona bonis creata sunt ab initio, sic nequissimis bona et mala
-32 Impiis et peccatoribus in mala convertentur
Isai. 1-16 Auferte malum cogitationum vestrarum
3- 9 Væ animæ eorum, quoniam reddita sunt eis mala
-11 Væ impio in malum : retributio enim manuum ejus fiet ei
5-20 Væ qui dicitis malum bonum, et bonum malum
7- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria in malum Ephraïm
-15 Ut sciat reprobare malum
-16 Antequam sciat puer reprobare malum, et eligere bonum
13-11 Et visitabo super orbis mala
Isai. 31- 2 Ipse autem sapiens adduxit malum
33-15 Et claudit oculos suos, ne videat malum
45- 7 Faciens pacem, et creans malum
47-11 Veniet super te malum, et nescies ortum ej.
56- 2 Custodiens manus s. ne faciat omne malum
59- 7 Pedes eor. ad malum currunt, et festinant
-15 Et qui recessit a malo, prædæ patuit
65-12 Et faciebatis malum in oculis meis
66- 4 Feceruntque malum in oculis meis
Jerem. 1-14 Ab Aquilone pandetur malum super omnes
2- 3 Mala venient super eos, dicit Dominus
-13 Duo enim mala fecit populus meus
-19 Et vide, quia malum et amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum
3- 5 Ecce locuta es, et fecisti mala, et potuisti
4- 6 Quia malum ego adduco ab Aquilone
-22 Sapientes sunt ut faciant mala
5-12 Neque veniet super nos malum
6- 1 Quia malum visum est ab Aquilone
-19 Ecce ego adducam mala super populum ist.
7- 6 Non ambulaveritis in malum vobismetipsis
-30 Quia fecerunt filii Juda malum in oculis meis
9- 3 Quia de malo ad malum egressi sunt
11-11 Ecce ego inducam super eos mala
-17 Qui plantavit te, locutus est super te malum
Pro malis domus Israel et domus Juda
-23 Inducam e. malum super viros Anathoth
13-23 Poteritis benefacere, cum didiceritis malum
14-16 Et effundam super eos malum suum
16-10 Quare locutus est Dominus super nos omne malum grande istud?
18- 8 Si pœnitentiam egerit gens illa a malo suo
Agam et ego pœnitentiam super malo, quod cogitavi
-10 Si fecerit malum in oculis meis
-11 Ecce ego fingo contra vos malum, et cogito
-20 Numquid redditur pro bono malum
19-15 Universa mala quæ locutus sum adversum eam
21-10 Posui enim faciem meam super civitatem hanc in malum, et non in bonum
23-11 In domo mea inveni malum eorum, ait Do.
-12 Afferam e. super eos mala, annum visitat.
-17 Dixerunt : Non veniet super vos malum
25- 7 Ut me ad iracundiam provocaretis in operibus manuum vestr. in malum vestrum
26- 3 Et pœniteat me mali, quod cogito facere eis
-13 Pœnitebit Dominum mali, quod locutus est
-19 Et pœnituit Dom. mali, quod locutus fuerat
Facimus malum grande contra animas nost.
32-23 Et evenerunt eis omnia mala hæc
-30 Jugiter facientes malum in oculis meis
-42 Sicut adduxi super populum istum omne malum hoc grande
36- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
-31 Omne malum, quod locutus sum ad eos
38- 4 Non quærit pacem populo huic, sed malum
39-12 Nihilque ei mali facias : sed, ut voluerit
-16 Ecce ego inducam sermones meos super civit. hanc in malum, et non in bonum
40- 2 Locutus est malum hoc super locum istum
41-11 Omne malum, quod fecerat Ismahel
42- 6 Sive bonum est, sive malum
-10 Placatus sum super malo quod feci vobis
-17 Nec effugiet a facie mali, quod ego afferam
44- 2 Vidistis omne malum istud, quod adduxi
- 5 Nec inclinaverunt aurem suam, ut converterentur a malis suis
- 7 Quare vos facitis malum grande hoc
- 9 Numquid obliti estis mala patrum vestror.
Et mala regum Juda, et mala uxorum ejus
Et mala vestra, et mala uxorum vestrarum
-11 Ego ponam faciem meam in vobis in malum
-17 Et bene nobis erat, malumque non vidimus
-23 Idcirco evenerunt vobis mala hæc
-27 Ecce ego vigilabo super eos in malum
-29 Complebuntur sermones mei contra vos in malum
45- 5 Ego adducam malum super omnem carnem
48- 2 Cogitaverunt malum. Venite, et disperdamus
-16 Et malum ejus velociter accurret nimis
49-37 Adducam super eos malum, iram furoris mei
51-24 Omne malum suum, quod fecerunt in Sion
-60 Et scripsit Jeremias omne malum
52- 2 Et fecit malum in oculis Domini
Thren. 1-21 Omnes inimici mei audierunt malum meum
-22 Ingrediatur omne malum eorum coram te
3-38 Ex ore Altissimi non egredientur nec mala nec bona
Baruc. 1-20 Adhæserunt nobis multa mala, et maledict.
-22 Facientes mala ante oculos Domini Dei
2- 2 Ut adduceret Dom. super nos mala magna
- 7 Omnia mala hæc, quæ venerunt super nos
- 9 Et vigilavit Dominus in malis, et adduxit ea
Baruc. 3- 4 Et agglutinata sunt nobis mala
4-18 Qui enim adduxit super vos mala
-29 Qui enim induxit vobis mala
6-33 Neque si quid mali patiuntur ab aliquo
-34 Similiter neque dare divitias possunt, neque malum retribuere
-48 Nam cum supervenerit illis prælium, et mala
-49 Neque de malis se eripiunt
Ezech. 6- 9 Displicebunt sibimet super malis quæ fecerunt
-10 Locutus sum, ut facerem eis malum hoc
-11 Heu, ad omnes abominationes malorum domus Israel
14 22 Et consolabimini super malo, quod induxi
18-18 Et malum operatus est in medio populi sui
27- 5 Cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum
Dan. 3-44 Qui ostendunt serv. tuis mala, confundantur
9-12 Ut superinduceret in nos magnum malum
-13 Omne malum hoc venit super nos
Amos. 3- 6 Si erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit?
5-14 Quærite bonum, et non malum, ut vivatis
-15 Odite malum, et diligite bonum
9- 4 Et ponam oculos meos super eos in malum
-10 Et non veniet super nos malum
Abdiæ. -13 Neque despicies et tu in malis ejus
Jonæ. 1- 8 Indica nobis cujus causa malum istud sit
Mich. 1-12 Quia descendit malum a Do. in portam Jer.
2- 1 Et operamini malum in cubilibus vestris
- 3 Ecce ego cogito sup. familiam istam malum
3- 2 Qui odio habetis bonum, et diligitis malum
-11 Non veniet super nos mala
7- 3 Malum manuum suarum dicunt bonum
Habac. 1-13 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum
2- 9 Et liberari se putat de manu mali
Soph. 3-15 Dom. in medio tui, non timebis malum ultra
Zach. 1-15 Ipsi vero adjuverunt in malum
7-10 Malum vir fratri suo non cogitet in corde suo
8-17 Et unusquisque malum contra amicum suum ne cogitetis in cordibus vestris
Malac. 1- 8 Si offeratis cæcum ad immolandum, nonne malum est?
2-17 Omnis qui facit malum, bonus est in conspectu Domini
1 Mac. 1-10 Et multiplicata sunt mala in terra
-12 Recessimus ab eis, invenerunt nos multa mala
-16 Et venundati sunt ut facerent malum
-55 Et fecerunt mala super terram
2- 6 Hi viderunt mala, quæ fiebant in populo
-30 Quoniam inundaverunt super eos mala
-43 Et omnes, qui fugiebant a malis, additi sunt
3-42 Et vidit Judas.. quia multiplicata sunt mala
-59 Quoniam melius est nos mori in bello, quam videre mala gentis nostræ
6-12 Nunc vero reminiscor malorum, quæ feci in Jerusalem
-13 Quia propterea invenerunt me mala ista
-18 Et quærebant eis mala semper
7-15 Non inferemus vobis malum, neque amicis
-23 Et vidit Judas omnia mala quæ fecit Alcimus
8-31 Sed et de malis, quæ Demetrius rex fecit in eos, scripsimus ei
9-71 Et juravit se nihil facturum ei mali
10- 5 Recordabitur enim omnium malorum
15-12 Sciebat e. quod congregata sunt mala in eum
-19 Ut non inferant illis mala, neque impugnent eos
16-17 Et reddidit mala pro bonis
2 Mac. 1-25 Et æternus, qui liberas Israël de omni malo
3- 1 Propter... animos odio habentes mala
4- 1 Tanquam.. et ipse fuisset incentor malorum
5- 6 Nec cogitabat prosperitatem adversum cognatos malum esse maximum
-20 Ipse locus particeps factus est populi malorum
6- 3 Et universis gravis erat malorum incursio
10- 4 Ne amplius talibus malis inciderent
-10 Breviantes mala quæ in bellis gesta sunt
13- 4 Et suggerente Lysia hunc esse causam omnium malorum
14-22 Ne forte... repente mali aliquid oriretur
Matth. 5-11 Et dixerint omne malum adversum vos
-37 Quod autem his abundantius est, a malo est
-39 Ego autem dico vobis, non resistere malo
6-13 Sed libera nos a malo. Amen
9- 4 Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?
12-35 Malus homo de malo thesauro profert mala
27-23 Ait illis præses : Quid enim mali fecit?
Marc. 7-23 Omnia hæc mala ab intus procedunt
15-14 Pilatus vero dicebat illis : Quid e. mali fecit?
Luc. 3-19 Et de omnibus malis quæ fecit Herodes
6-45 Malus homo de malo thesauro profert malum

Luc. 16-25 Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala
23-22 Tertio dixit ad illos : Quid enim mali fecit
-41 Digna factis recipimus : hic vero nihil mali gessit
Joan. 5-29 Qui vero mala egerunt, in resurrectionem
17-15 Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo
18-23 Testimonium perhibe de malo
Act. 9-13 Quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusal.
16-28 Nihil tibi mali feceris : universi e. hic sumus
23- 9 Nihil mali invenimus in homine isto
25-18 De quibus ego suspicabar malum
28- 5 Et ille quidem... nihil mali passus est
- 6 Et videntibus nihil mali in eo fieri
-21 Nuntiavit, aut locutus est quid de te malum
Rom. 1-30 Superbos, elatos, inventores malorum
2- 9 Tribulatio, et angustia in omnem animam hominis operantis malum
3- 8 Faciamus mala ut veniant bona
7-15 Sed quod odi malum, illud facio
-19 Sed quod nolo malum, hoc ago
-21 Quoniam mihi malum adjacet
9-11 Aut aliquid boni egissent, aut mali
12- 9 Odientes malum, adhærentes bono
-17 Nulli malum pro malo reddentes
-21 Noli vinci a malo, sed vince in bono malum
13- 3 Principes non sunt timori boni operis, sed mali
- 4 Si autem malum feceris, time
Vindex in iram ei, qui malum agit
-10 Dilectio proximi malum non operatur
14-20 Sed malum est homini, qui per offendiculum manducat
16-19 Sapientes esse in bono, et simplices in malo
1 Cor. 5-13 Auferte malum ex vobis ipsis
10- 6 Ut non simus concupiscentes malorum
13- 5 Non irritatur, non cogitat malum
2 Cor. 5-10 Prout gessit, sive bonum, sive malum
13- 7 Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis
1 Thes. 5-15 Videte ne quis malum pro malo alicui reddat
2 Thes. 3- 3 Qui confirmabit vos, et custodiet a malo
1 Tim. 6-10 Radix enim omnium malorum est cupiditas
2 Tim. 4-14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit
Tit. 2- 8 Vereatur, nihil habens malum dicere de nobis
Hebr. 5-14 Habent sensus ad discretionem boni ac mali
Jacob. 1-13 Deus enim intentator malorum est
3- 8 Inquietum malum, plena veneno mortifero
1 Petr. 3- 9 Non reddentes malum pro malo
-10 Coërceat linguam suam a malo
-11 Declinet a malo, et faciat bonum
-12 Vultus autem Domini super facientes mala
3 Joan. -11 Noli imitari malum, sed quod bonum est

MALUS, A, UM. *Adject.* *Et* MALI, ORUM.

Gen. 47- 9 Centum triginta annor. sunt, parvi et mali
Levit. 26- 6 Non erit qui exterreat. Auferam malas bestias
27-10 Id est, nec melius malo, nec pejus bono
-12 Qui judicans utrum bonum an malum sit
-14 Considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit
-33 Non eligetur, nec bonum, nec malum
Num. 13-20 Ipsa terra, bona an mala : urbes quales
14-36 Detrahentes terræ quod esset mala
Deut. 23- 9 Custodies te ab omni re mala
1 Reg. 16-15 Ecce spiritus Dei malus exagitat te
-16 Ut quando arripuerit te spiritus Dom. malus
-23 Igitur quandocumque spiritus Domini malus arripiebat Saül
Recedebat enim ab eo spiritus malus
18-10 Post diem autem alteram, invasit spiritus Dei malus Saül, et prophetabat
19- 9 Et factus est spiritus Domini malus in Saül
3 Reg. 5- 4 Et non est Satan, neque occursus malus
1 Par. 2- 3 Fuit autem Her... malus coram Domino
2 Esdr. 13-17 Quæ est hæc res mala, quam vos facitis
Judith. 8- 8 Nec erat qui loqueretur de illa verb. malum
Esth. 16- 7 Quomodo malis quorumdam suggestionibus regum studia depraventur
Job. 21-30 Quia in diem perditionis servatur malus
35-12 Non exaudiet, propter superbiam malorum
Psal. 36-19 Non confundentur in tempore malo
40- 2 In die mala liberabit eum Dominus
48- 6 Cur timebo in die mala?
70-20 Quantas ostendisti mihi tribulationes multas et malas?
77-49 Misit in eos.. immissiones per angelos malos
93-13 Ut mitiges ei a diebus malis : donec fodiatur
118-101 Ab omni via mala prohibui pedes meos
139- 2 Eripe me, Domine, ab homine malo

Prov. 2-12 Ut eruaris a via mala, et ab homine
4-14 Nec tibi placeat malorum via
6-24 Ut custodiant te a muliere mala, et a blanda
11-19 Clementia præparat vitam : et sectatio malorum mortem
-21 Manus in manu non erit innocens malus
14-19 Jacebunt mali ante bonos
15- 3 Oculi Dom. contemplantur bonos et malos
-10 Doctrina mala deserenti viam vitæ
-15 Omnes dies pauperis, mali : secura mens
-26 Abominatio Domini cogitationes malæ
16- 4 Impium quoque ad diem malum
17- 4 Malus obedit linguæ iniquæ
-11 Semper jurgia quærit malus
24- 1 Ne æmuleris viros malos, nec desideres
-20 Quoniam non habent futurorum spem mali
28- 5 Viri mali non cogitant judicium
-10 Qui decipit justos in via mala, in interitu suo corruet
Eccle. 7-15 Fruere bonis, et malam diem præcave
8- 3 Neque permaneas in opere malo
-11 Non profertur cito contra malos sententia
9- 2 Eo quod universa æque eveniant justo et impio, bono et malo, mundo et immundo
-12 Sic capiuntur homines in tempore malo
Sap. 15- 4 Non enim in errorem induxit nos hominum malæ artis excogitatio
18-17 Visus somnior. malorum turbaverunt illos
Eccli. 3-18 Quam malæ famæ est, qui derelinquit patrem
6- 1 Et contumeliam malus hæreditabit
10-16 Exhonoravit Dominus conventus malorum
14-10 Oculus malus ad mala : et non satiabitur
18-15 Et in omni dato non des tristitiam verbi mali
20-20 Sic casus malorum festinanter veniet
31-14 Memento quoniam malus est oculus nequam
Isai. 35- 9 Et mala bestia non ascendet per eam
Jerem. 7-24 In pravitate cordis sui mali
11- 8 Sed abierunt... in pravitate cordis sui mali
16-12 Ecce enim ambulat unusquisque post pravitatem cordis sui mali
18-11 Revertatur unusquisque a via sua mala
-12 Pravitatem cordis sui mali faciemus
20-13 Liberavit animam pauperis de manu malorum
22-17 Et ad calumniam, et ad cursum mali operis
23-10 Factus est cursus eorum malus
-22 Avertissem utique eos a via sua mala
24- 2 Et calathus unus ficus habebat malas nimis Quæ comedi non poterant, eo quod essent malæ
- 3 Et dixi : Ficus, ficus bonas, bonas valde; et malas, malas valde, quæ comedi non possunt, eo quod sint malæ
- 8 Quæ comedi non possunt, eo quod sint malæ
25- 5 Revertimini unusquisque a via sua mala
26- 3 Et convertantur unusquisque a via sua mala
29-17 Et ponam eos quasi ficus malas
Ezech. 13-22 Ut non reverteretur a via sua mala
14-21 Ac bestias malas, et pestilentiam, immisero
20-44 Et non secundum vias vestras malas
Dan. 13-52 Dixit ad eum : Inveterate dierum malorum
Amos. 5-13 In tempore illo tacebit, quia tempus malum est
6- 3 Qui separati estis in diem malum
Jonæ. 3- 8 Et convertatur vir a via sua mala
-10 Quia conversi sunt de via sua mala
Habac. 2- 9 Væ qui congregat avaritiam malam domui
Zach. 1- 4 Convertimini de viis vestris malis
1 Mac. 1-38 Factum est hoc... et in diabolum malum in Israël
11- 8 Et cogitabat in Alexandrum consilia mala
14-14 Et abstulit omnem iniquum et malum
2 Mac. 1- 5 Nec vos deserat in tempore malo
Matth. 5-45 Solem suum oriri facit super bonos et malos
7-11 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona
-17 Mala autem arbor malos fructus facit
-18 Non potest arbor bona malos fructus facere : neque arbor mala bonos fructus facere
12-33 Aut facite arborem malam, et fructum ejus malum
-34 Quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali?
-35 Malus homo de malo thesauro profert mala
-39 Generatio mala et adultera signum quærit
13-19 Venit malus, et rapit quod seminatum est
-48 Malos autem foras miserunt
-49 Et separabunt malos de medio justorum
15-19 De corde enim exeunt cogitationes malæ
16- 4 Generatio mala et adultera signum quærit
21-41 Aiunt illi : Malos male perdet
22-10 Congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos
24-48 Si a. dixerit malus servus ille in corde suo
25-26 Serve male, et piger, sciebas quia meto

Marc. 7-21 De corde hom. malæ cogitationes procedunt
-22 Impudicitiæ, oculus malus, blasphemia
Luc. 6-22 Et ejecerint nomen vestr. tanquam malum
-35 Quia ipse benignus est sup. ingratos et malos
-43 Non est enim arbor bona, quæ facit fructus malos : neque arbor mala, faciens fructum bonum
-45 Et malus homo de malo thesauro profert malum
7-21 In ipsa a. hora multos curavit a languoribus, et plagis, et spiritibus malis
11-13 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data
Joan. 3-19 Erant enim eorum mala opera
7- 7 Perhibeo de illo, quod opera ejus mala sunt
Act. 17- 5 Assumentesq. de vulgo viros quosdam malos
19-13 Super eos, qui habebant spiritus malos
Ephes. 4-29 Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat
5-16 Redimentes tempus, quon. dies mali sunt
6-13 Ut possitis resistere in die malo
Philip. 3- 2 Videte canes, videte malos operarios
Colos. 1-21 Alienati, et inimici sensu in operibus malis
3- 5 Libidinem, concupiscentiam malam
1 Thes. 5-22 Ab omni specie mala abstinete vos
2 Thes. 3- 2 Et ut liberemur ab import. et malis homin.
1 Tim. 6- 4 Ex quibus oriuntur invidiæ... suspiciones malæ
2 Tim. 3-13 Mali autem homines, et seductores, proficient in pejus
4-18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo
Tit. 1-12 Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ
Hebr. 3-12 Ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
10-22 Aspersi corda a conscientia mala
Jacob. 5-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali
Apoc. 2- 2 Et quia non potes sustinere malos.

MALUS, *arbor, et* MALUM, *fructus.*

Exod. 28-33 Per circuitum, quasi mala punica facies
39-22 Deorsum autem ad pedes mala punica
-24 Tintinnab. a. aureum, et malum punicum
Num. 13-24 De malis quoque granatis et de ficis loci illius tulerunt
Prov. 25-11 Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur
Cant. 2- 3 Sicut malus inter ligna sylvar., sic dilectus
- 5 Fulcite me floribus, stipate me malis
4- 3 Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ
-13 Emissiones tuæ paradisus malorum punicorum
6- 6 Sicut cortex mali punici, sic genæ tuæ
-10 Et germinassent mala punica
7- 8 Et odor oris tui sicut malorum
-12 Videamus... si floruerunt mala punica
8- 2 Et mustum malorum granatorum meorum
- 5 Sub arbore malo suscitavi te : ibi corrupta
Joel. 1-12 Malogranatum, et palma, et malum... aruerunt

MALUS, *arbor navis.*

Isai. 30-17 Quasi malus navis in vertice montis
33-23 Sic erit malus tuus ut dilatare signum non queas
Ezech. 27- 7 Texta est tibi in velum ut poneretur in malo

MAMBRE.

Princeps Amorrhæus, frater Escol et Aner et amicus Abraham, quocum fœdus pepigerat; cumque adjuvit in pugna contra reges Sodomæ et Gomorrhæ.

Gen. 14-13 Nuntiavit Abram Hebræo, qui habitabat in convalle Mambre Amorrhæi
-24 Aner, Escol, et Mambre : isti accipient partes

MAMBRE.

Fuit planities roboribus consita, similis convalli Illustri : in hac fuit ilex, seu quercus illa nobilis, dicta Quercus Mambre. *Nomen accepit vel ab urbe Hebron, quæ et Mambre dicta cap. 23-19, in terra Chanaan, vel a viro principe Amorrhæo, de quo cap. 14-13 et 24.*

Gen. 13-18 Habitavit juxta convallem Mambre, quæ est in Hebron
18- 1 Apparuit a. ei Dom. in convalle Mambre
23-17 In quo erat spelunca duplex, respiciens Mambre
-19 Quæ respiciebat Mambre, hæc est Hebron
25- 9 Quæ sita est... e regione Mambre
35-27 Venit etiam ad Isaac patrem s. in Mambre
49-30 Contra Mambre in terra Chanaan
50-13 Contra faciem Mambre
Judith. 2-14 A torrente Mambre, usque quo perveniatur ad mare

MAMBRES.

Jannes et Mambres sunt nomina duorum magorum Pharaonis qui in Exodo narrantur

Moys restitisse et cum eo in miraculis et portentis edendis certasse. Licet Moyses in Exodo eorum nomina non exprimat, sanctus ea Paulus tamen ex traditione didicit, protulitque in sua secunda ad Timotheum Epistola.

2 Tim. 3- 8 Jannes et Mambres restiterunt Moysi

MAMILLA.

Isai. 60-16 Et mamilla regum lactaberis
Apoc. 1-13 Et præcinctum ad mamillas zona aurea

MAMMA.

Cant. 4-10 Quam pulchræ sunt mammæ tuæ, soror mea sponsa!
Thren. 4- 3 Sed et lamiæ nudaverunt mammam
Ezech. 23- 3 Et fractæ sunt mammæ pubertatis eorum
-17 Cumque venissent ad eam filii Babylonis ad cubile mammarum
-21 Et confractæ sunt mammæ pubertatis tuæ

MAMMONA.

Matth. 6-24 Non potestis Deo servire et mammonæ
Luc. 16- 9 Facite vobis amicos de mammona iniquitatis
-11 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis
-13 Non potestis Deo servire et mammonæ

MAMUCHAN.

Unus e septem primis et proximis sapientibus regis Assueri. Consilium Mamuchan de repudianda Vasthi placuit regi et principibus; fecitque rex juxta consilium ejus.

Esth. 1-14 Et Marsana, et Mamuchan, septem duces Persarum
-16 Responditq. Mamuchan, audiente rege
-21 Fecitq. rex juxta consilium Mamuchan

MAMZER.

Deut. 23- 2 Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam Domini

MAN.

Exod. 16-31 Appellavitq. domus Israël nomen ejus, Man
-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man
-35 Filii a. Israel comederunt Man quadrag.
Num. 11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi Man
- 7 Erat autem Man quasi semen coriandri
- 9 Descendebat pariter et Man

MANAHAT *et* MANAHATH

Filius Sobal filii Seïr.

Gen. 36-23 Et isti filii Sobal: Alvan, et Manahat
1 Par. 1-40 Filii Sobal: Alian, et Manahath, et Ebal

MANAHATH.

Aut urbis, aut regionis nomen est in tribu Ephraim.

1 Par. 8- 6 Qui translati sunt in Manahath

MANAHEM.

Manahem filius Gadi interfecit Sellum, et regnavit super Israel decem annis, fecitque malum coram Domino. Percussit Thapsam, et omnes qui erant in ea, et terminos ejus de Thersa; noluerant enim aperire ei portas, et interfecit omnes prægnantes ejus, et scidit eas. Et dormivit Manahem cum patribus suis, regnavitque Phaceia filius ejus pro eo in Samaria biennio.

4 Reg. 15-14 Et ascendit Manahem filius Gadi de Thersa
-16 Tunc percussit Manahem Thapsam
-17 Regnavit Manahem filius Gadi
-19 Et dabat Manahem Phul mille talenta
-20 Indixitque Manahem argentum super Isr.
-21 Reliqua autem sermonum Manahem
-22 Et dormivit Manahem cum patribus suis
-23 Regnavit Phaceïa filius Manahem

MANAHEN.

Puer cum puero Herode Antipa qui Christum induit veste alba, et irrisit, et Joannem Baptistam occidit, fuerat enutritus, et ejusdem nutricis lacte lactatus, unde videtur Manahen natum esse insigni et illustri familia, utpote qui Herodis principis viri fuerit collactaneus. Hujus Manahen mentio est in Martyrologio Romano, die Maii vigesima quarta. Propheta et doctor erat in Ecclesia.

Act. 13- 1 Et Manahen, qui erat Herodis tetrarchæ collactaneus

MANAIM.

Civitas quæ est terminus tribus Gad in regione Galaaditide, Levitis ad confugiendum concessa. Eadem esse videtur ac illa ubi Jacob obvios habuit Angelos Dei, unde et loco imposuit nomen Mahanaim, id est, Castra, Gen. 32-2.

Josue. 13-26 Et a Manaïm usque ad terminos Dabir
-30 A Manaïm universam Basan
21-37 Ramoth in Galaad, et Manaïm, et Hesebon
3 Reg. 4-14 Ahinadab filius Addo præerat in Manaïm
1 Par. 6-80 Et Manaïm cum suburbanis suis

MANASSE *vel* MANASSES I.

Anno mundi 2321, ante J. Ch. 1733. Filius primogenitus Joseph patriarchæ ex Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos. Natus est in civitate Memphis quindecim annis post venditionem patris sui a fratribus et ingressum ejus in Ægyptum. In benedictione autem Jacob minori Ephraim posthabitus est Manasses: utrumque tamen suos vocavit Jacob, id est, tanquam suos habuit; et ipsi loco patris Joseph duplicem habuere in divisione terræ promissæ partem. Tribus Manasse in duas partes divisa, altera cis, altera trans Jordanem descripta est. Descriptio utriusque partis tribus Manasse est, cap. 13 Josue et 17. Hæc pro parte cis Jordanem, illa pro trans Jordanem. Gamaliel filius Phadassur Manassitarum 32,200 princeps fuit in deserto, quibus omnibus mortuis, filii eorum ad 52,700 multiplicati terram promissam ingressi sunt. Inter exploratores hujus terræ fuit Gaddi filius Susi de tribu Manasse. Inter divisores Hanniel filius Ephod; et ex eadem tribu fuere duces in Israel Gedeon, Jair, Jephte.

Gen. 41-51 Vocavitq. nomen primogeniti, Manasses
46-20 Quos genuit ei Aseneth... Manasses et Ephraïm
48- 1 Assumptis duobus filiis Manasse et Ephraïm
- 5 Ephraïm et Manasses, sicut Ruben et Simeon reputabuntur mihi
-13 Posuit... Manassen vero in sinistra sua
-14 Sinistram autem super caput Manasse
-17 Transferre super caput Manasse
-20 Faciat tibi Deus sicut Ephraïm, et sicut Manasse
Constituitque Ephraïm ante Manassen
50-22 Filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Joseph
Num. 1-10 De Manasse, Gamaliel filius Phadassur
-34 Porro filiorum Manasse, per generationes
2-20 Et cum eis tribus filiorum Manasse
7-54 Princeps filiorum Manasse Gamaliel
10-23 In tribu autem filiorum Manasse princeps fuit Gamaliel
13-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi
26-28 Filii Joseph... Manasse et Ephraïm
-29 De Manasse ortus est Machir
-34 Hæ sunt familiæ Manasse et numerus earum
27- 1 Filii Machir, filii Manasse, qui fuit filius Joseph
32-33 Et dimidiæ tribui Manasse filii Joseph
-39 Porro filii Machir, filii Manasse perrexerunt
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir filio Manasse
-41 Jaïr autem filius Manasse abiit
34-14 Media quoque tribus Manasse
-23 Filiorum Joseph de tribu Manasse
36- 1 Filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph
-12 De familia Manasse, qui fuit filius Joseph
Deut. 3-13 Tradidi mediæ tribui Manasse
-14 Jaïr filius Manasse possedit omnem regionem Argob
4-43 Golan in Basan, quæ est in tribu Manasse
29- 8 Et dimidiæ tribui Manasse
33-17 Et hæc (*sunt*) millia Manasse
34- 2 Terramque Ephraïm et Manasse
Josue. 1-12 Et dimidiæ tribui Manasse ait
4-12 Et dimidia tribus Manasse
12- 6 Et dimidiæ tribui Manasse
13- 7 Et dimidiæ tribui Manasse
-29 Et dimidiæ tribui Manasse
-31 Filiis Machir, filii Manasse
14- 4 In duas divisi tribus, Manasse et Ephraïm
16- 4 Possederuntque filii Joseph Manasses
- 9 In medio possessionis filiorum Manasse
17- 1 Cecidit autem sors tribui Manasse
Machir primogenito Manasse patri Galaad
- 2 Et reliquis filiorum Manasse
Isti sunt filii Manasse filii Joseph, mares
- 3 Salphaad vero filio Hepher filii Galaad filii Machir filii Manasse, non erant filii
- 5 Et ceciderunt funiculi Manasse, decem
- 6 Filiæ e. Manasse possederunt hæreditatem
Terra autem Galaad cecidit in sortem filiorum Manasse
- 7 Fuitque terminus Manasse ab Aser
- 8 Etenim in sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ, quæ est juxta terminos Manasse filiorum Ephraïm
- 9 Quæ in medio sunt urbium Manasse
Terminus Manasse ab Aquilone torrentis
-10 Et ab Aquilone Manasse
-11 Fuitque hæreditas Manasse in Issachar
-12 Nec potuerunt filii Manasse has civitates subvertere
-17 Dixitque Josuë ad... Ephraïm et Manasse
18- 7 Et dimidia tribus Manasse
20- 8 Gaulon in Basan de tribu Manasse
21- 5 Dan, et dimidia tribu Manasse
- 6 Dimidiaque tribu Manasse in Basan
-25 De dimidia tribu Manasse, Thanach
-27 Dedit de dimidia tribu Manasse confugii civitates
22- 1 Vocavit Josuë.. dimidiam tribum Manasse
- 7 Dimidiæ autem tribui Manasse possessionem Moyses dederat in Basan
- 9 Filii Gad, et dimidia tribus Manasse
-11 Et Gad, et dimidiæ tribus Manasse
-15 Venerunt ad filios.. dimidiæ tribus Manasse
-21 Et dimidia tribus Manasse
-30 Et dimidiæ tribus Manasse
Judic. 1-27 Manasses quoque non delevit Bethsan
6-15 Ecce familia mea infima est in Manasse
-35 Misitque nuntios in universum Manassen
7-23 Conclamantes a. viri Israël de Nephthali, et Aser, et omni Manasse
11-29 Circuiens Galaad, et Manasse, Maspha
12- 4 Et habitat in medio Ephraïm et Manasse
3 Reg. 4-13 Habebat Avothjaïr filii Manasse in Galaad
4 Reg. 10-33 Et Gad, et Ruben, et Manasse, ab Aroër
1 Par. 5-18 Et Gad, et dimidiæ tribus Manasse
-23 Filii quoque dimidiæ tribus Manasse
-26 Transtulit... et dimidiam tribum Manasse
6-61 Dederunt ex dimidia tribu Manasse
-62 De tribu Manasse in Basan, urbes tredecim
-70 Porro ex dimidia tribu Manasse, Aner
-71 De cognatione dimidiæ tribus Manasse
7-14 Porro filius Manasse, Esriel
-17 Filii Galaad, filii Machir, filii Manasse
-29 Juxta filios quoque Manasse, Bethsan
9- 3 De filiis quoque Ephraïm et Manasse
12-19 De Manasse transfugerunt ad David
-20 Transfugerunt ad eum de Manasse
Principes millium in Manasse
-31 Ex dimidia tribu Manasse, decem et octo millia
-37 Et dimidia parte tribus Manasse
26-32 Gaditis et dimidiæ tribui Manasse
27-20 Dimidiæ tribui Manasse, Joël
-21 Et dimidiæ tribui Manasse in Galaad
2 Par. 15- 9 De Ephraïm, et de Manasse, et de Simeon
30- 1 Scripsitq. epistolas ad Ephraïm et Manassen
-10 Per terram Ephraïm et Manasse
-11 Quidam viri ex Aser et Manasse
-18 Pars populi de Ephraïm et Manasse
31- 1 Sed et de Ephraïm quoque et Manasse
34- 6 Sed et in urbibus Manasse et Ephraïm
- 9 Janitores, de Manasse et Ephraïm
Psal. 59- 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses
79- 3 Coram Ephraïm, Benjamin, et Manasse
107- 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses
Isai. 9-20 Manasses Ephraïm, et Ephraïm Manassen, simul ipsi contra Judam
Ezech. 48- 4 Usque ad plagam maris, Manasse una
- 5 Et super terminum Manasse, a plaga Orientali
Apoc. 7- 6 Ex tribu Manasse, duodecim millia signati

MANASSES II.

Anno mundi 3338, Romæ 38, ante J. Ch. 716. Filius Ezechiæ regis Juda, ex uxore Haphsiba. Duodecim annorum erat cum, Ezechia mortuo, regnare cœpit Manasses, fecitque malum in conspectu Domini; erexit aras Baal, et adoravit omnem militiam cœli. Extruxit quoque aras idolis in domo Domini et in duobus atriis templi Domini. Traduxit per ignem filium suum, quem consecravit in honorem Moloch idoli Ammonitarum. Ariolatus est, et observavit auguria; et fecit pythones, et aruspices multiplicavit, posuitque idolum Astarte in templo Salomonis, et prævaricari fecit filios Israel, qui seducti a Manasse malum fecerunt super gentes quas contriverat Dominus. At iratus Dominus contra Manassen regem Juda propter abominationes istas pessimas et immunditias in quibus peccare fecit totum Judam, prophetas

misit ad Manassen dicentes : Ecce ego inducam mala super Jerusalem et Judam : ut quicumque audierit, tinniant ambæ aures ejus. Et extendam super Jerusalem funiculum Samariæ, et pondus domus Achab : et delebo Jerusalem, sicut deleri solent tabulæ : et delens vertam, et ducam crebrius stylum super faciem ejus. Dimittam vero reliquias hæreditatis meæ, et tradam eas in manus inimicorum ejus : eruntque in vastitatem et in rapinam cunctis adversariis suis. *Ceperunt Assyrii Manassen, et vinctum catenis atque compedibus duxerunt in Babylonem; qui postquam coangustatus est, oravit Dominum, egit pœnitentiam, et Deus exaudivit orationem ejus, reduxitque eum Jerusalem et restituit in regnum. Abstulit igitur Manasses deos alienos et simulacra de domo Dei, et instauravit altare Domini, præcepitque omni Judæ ut serviret Domino Deo Israel. Mortuus est et sepultus est in horto domus suæ. Ob animum pœnitentem postulasse dicitur, ut non sepeliretur cum aliis regibus, quia impius fuerat rex, et quamplurimos innocentes interfecerat, et præsertim Isaiam prophetam, quem serra lignea dissectum Talmud uterque, Justinus martyr, sanctus Hieronymus et alii memorant.*

4 Reg. 20-21 Et regnavit Manasses filius ejus pro eo
21- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset
- 9 Seducti sunt a Manasse, ut facerent malum
-11 Quia fecit Manasses rex Juda abominationes
-16 Sanguin. innoxium fudit Manasses multum
-17 Reliqua autem sermonum Manasse, et univ.
-18 Dormivitque Manasses cum patribus suis
-20 Sicut fecerat Manasses pater ejus
23-12 Altaria quæ fecerat Manasses in duobus atriis templi Domini
-26 Irritationes, quibus provocaverat eum Manasses
24- 3 Propter peccata Manasse universa quæ fecit
1 Par. 3-13 Ezechiæ, de quo natus est Manasses
-14 Manasses genuit Amon patrem Josiæ
2 Par. 32-33 Regnavitque Manasses filius ejus pro eo
33- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset
- 9 Igitur Manasses seduxit Judam
-11 Ceperuntq. Manassen, et vinctum catenis
-13 Cognovit Manasses quod Do. ipse esset Deus
-18 Reliqua autem gestorum Manasse
-20 Dormivit ergo Manasses cum patribus suis
-22 Sicut fecerat Manasses pater ejus
Idolis, quæ Manasses fuerat fabricatus...
-23 Sicut reveritus est Manasses pater ejus
Jerem. 15- 4 Propter Manassen filium Ezechiæ regis Juda
Matth. 1-10 Ezechias autem genuit Manassen
Manasses autem genuit Amon

MANASSES III.

Unus ex iis qui in terra captivitatis duxerant uxores alienigenas, quas jussu Esdræ dimiserunt.

1 Esdr. 10-30 Mathanias, Beseleel, Bennui, et Manasse

MANASSES IV.

Is et ipse duxerat uxorem alienigenam quam dimisit.

1 Esdr. 10-33 Eliphelet, Jermaï, Manasse, Semeï

MANASSES V.

Anno mundi 3342, *Romæ* 42, *ante J. Ch.* 712. *Maritus Judith. Cum quadam die instaret super alligantes manipulos in campo, ingruit æstus super caput ejus, et læsus ardore solis vehementiore, in morbum incidit, et mortuus est in Bethulia civitate sua, absque liberis; ideo Judith uxori suæ reliquit divitias multas, familiam copiosam, ac possessiones armentis boum et gregibus ovium plenas. Erat autem Judith relicta vidua jam annis tribus, et mensibus sex, quando caput Holofernis abscidit.*

Judith. 8- 2 Vir ejus fuit Manasses, qui mortuus est
16-26 Ex quo defunctus est Manasses vir ejus

MANCIPIUM.

Ezech. 27-13 Mancipia et vasa ærea advexerunt
2 Mac. 8-11 Convocans ad coëmptionem Judaïcorum mancipiorum, promittens se nonaginta mancipia talento distracturum,
Apoc. 18-13 Mancipiorum, et animarum hominum

MANCIPOR.

Num. 4-27 Scient singuli cui debeant oneri mancipari

MANDATUM.

Gen. 26- 5 Et custodierit præcepta et mandata mea
32-19 Similiter dedit mandata secundo et tertio
49-32 Finitisq. mandatis quibus filios instruebat
Exod. 6-13 Et dedit mandatum ad filios Israël
15-26 Si... obedieris mandatis ejus
16-28 Usqueq. non vultis custodire mandata mea?
24-12 Daboq. tibi.. legem ac mandata quæ scripsi
Levit. 4- 2 De univers. mandatis Domini, quæ præcepit
-13 Fecerit quod contra mandatum Domini est
18-30 Custodite mandata mea. Nolite facere
22-31 Custodite mandata mea, et facite ea
26- 3 Mandata mea custodieritis, et feceritis ea
-14 Quod si... nec feceritis omnia mandata mea
Num. 5- 6 Et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini
15-39 Recordentur omnium mandatorum Domini
36-13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus
Deut. 4- 2 Custodite mandata Domini Dei vestri
-40 Custodi præcepta ejus atque mandata
5-29 Custodiant univ. mandata mea in o. tempore
-31 Et loquar tibi omnia mandata mea
6- 2 Et custodias omnia mandata et præcepta ej.
8- 1 Omne mandatum quod ego præcipio tibi
- 2 Utrum custodires mandata illius, an non
- 6 Ut custodias mandata Domini Dei tui
-11 Et negligas mandata ejus atque judicia
10-13 Custodiasque mandata Domini, et cærem.
11- 1 Et observa præcepta ejus et cæremonias, judicia atque mandata, omni tempore
- 8 Ut custodiatis universa mandata illius
-13 Si ergo obedieritis mandatis meis
-22 Si enim custodieritis mandata quæ ego præcipio vobis
-27 Si obedieritis mandatis Domini Dei vestri
-28 Si non obedieritis mandatis Domini Dei
13- 4 Ipsum timete, et mandata illius custodite
19- 9 Si tamen custodieris mandata ejus, et feceris
26-13 Non præterivi mandata tua, nec sum oblitus
-16 Deus tuus præcepit tibi ut facias mandata
-17 Et custodias cæremonias illius, et mandata
27- 1 Custodite omne mandatum quod præcipio
-10 Et facies mandata atque justitias
28- 1 Ut facias atque custodias omnia mandata
- 9 Si custodieris mandata Domini Dei tui
-13 Si tamen audieris mandata Domini Dei tui
-15 Ut custodias et facias omnia mandata ejus
-45 Nec servasti mandata ejus, et cæremonias
30- 8 Faciesq. univ. mandata quæ ego præcipio
-11 Mandatum hoc, quod ego præcipio tibi
-16 Et custodias mandata illius ac cæremonias
Josue. 7- 1 Filii a. Israël prævaricati sunt mandatum
11-15 Non præteriit de universis mandatis, nec unum quidem verbum
22- 5 Et opere compleatis mandatum et legem
Et observetis mandata illius, adhæreatisq. ei
-20 Nonne Achan filius Zare præteriit mandatum Domini
Judic. 2-17 Et audientes mandata Domini, omnia fecere contraria
3- 4 Utrum audiret mandata Dom. quæ præcep.
20-13 Qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israël audire mandatum
1 Reg. 13-13 Nec custodisti mandata Domini Dei tui
3 Reg. 3-14 Et custodieris præcepta mea et mandata
6-12 Et custodieris omnia mandata mea
8-58 Et custodiamus mandata ejus, et cæremon.
-61 Custodiamus mandata ejus, sicut et hodie
9- 6 Nec custodientes mandata mea, et cærem.
11-34 Qui custodivit mandata mea, et præcepta
-38 Custodiens mandata mea et præcepta mea
13-21 Et non custodisti mandatum quod præcepit
14- 8 Qui custodivit mandata mea, et secutus est
18-18 Qui dereliquistis mandata Domini
4 Reg. 17-19 Sed nec ipse Juda custodivit mandata Dom.
-34 Neque custodiunt... et legem et mandatum
-37 Et mandatum, quod scripsit vobis, custodite
18- 6 Fecitq. mandata ejus, quæ præceperat Do.
1 Par. 10-13 Eo quod prævaricatus sit mandatum Dom.
22-13 Si custodieris mandata et judicia, quæ præcepit
28- 8 Et perquirite cuncta mandata Domini
29-19 Ut custodiat mandata tua, testimonia tua
2 Par. 8-15 Nec prætergressi sunt de mandatis regis
14- 4 Et faceret legem, et universa mandata
19-10 Ubicumque quæstio est de lege, de mandato
29-15 Et ingressi sunt juxta mandatum regis
1 Esdr. 9-10 Quia dereliquimus mandata tua
-14 Ut non converteremur, et irrita faceremus mandata tua
2 Esdr. 1- 5 Qui te diligunt, et custodiunt mandata tua
- 7 Et non custodivimus mandatum tuum
9-14 Ostendisti eis, et mandata, et cæremonias
2 Esdr. 9-16 Et non audierunt mandata tua
-29 Et non audierunt mandata tua
-34 Et non attenderunt mandata tua, et testim.
10-29 Ut facerent et custodirent univ. mandata
Tobiæ. 2-13 Nam cum ab infantia sua semper Deum timuerit, et mandata ejus custodierit
Esth. 2- 8 Cumque..juxta mandatum illius multæ pulchræ virgines adducerentur Susan
-20 Nec dum prodiderat Esther patriam, et populum suum, juxta mandatum ejus
3- 3 Cur... non observas mandatum regis?
Job. 23-12 A mandatis labiorum ejus non recessi
Psal. 77- 7 Et mandata ejus exquirant
88-32 Et mandata mea non custodierint
102-18 Et memores sunt mandatorum ipsius
110- 8 Fidelia omnia mandata ejus : confirmata
111- 1 In mandatis ejus volet nimis
118- 4 Tu mandasti mandata tua custodiri nimis
- 6 Cum perspexero in omnibus mandatis tuis
-10 Exquisivi te : ne repellas me a mandatis tuis
-15 In mandatis tuis exercebor : et considerabo
-19 Non abscondas a me mandata tua
-21 Maledicti, qui declinant a mandatis tuis
-32 Viam mandatorum tuorum cucurri
-35 Deduc me in semitam mandatorum tuorum
-40 Ecce concupivi mandata tua : in æquitate
-45 Quia mandata tua exquisivi
-47 Et meditabar in mandatis tuis, quæ dilexi
-48 Et levavi manus meas ad mandata tua
-60 Non sum turbatus : ut custodiam mandata
-63 Particeps ego sum omnium timentium te, et custodientium mandata tua
-66 Doce me : quia mandatis tuis credidi
-69 Ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua
-73 Da mihi intellectum, et discam mandata tua
-78 Ego autem exercebor in mandatis tuis
-86 Omnia mandata tua veritas
-87 Ego autem non dereliqui mandata tua
-96 Vidi finem : latum mandatum tuum nimis
-98 Prudentem me fecisti mandato tuo
-100 Super senes intellexi : quia mandata tua quæsivi
-104 A mandatis tuis intellexi : propterea odivi
-110 De mandatis tuis non erravi
-115 Et scrutabor mandata Dei mei
-127 Ideo dilexi mandata tua, super aurum
-128 Propterea ad omnia mandata tua dirigebar
-131 Attraxi spiritum : quia mandata tua desiderabam
-134 Redime me... ut custodiam mandata tua
-143 Invener. me: mandata tua meditatio mea est
-146 Salvum me fac : ut custodiam mandata tua
-159 Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine
-166 Expectabam salutare tuum, Domine : et mandata tua dilexi
-168 Servavi mandata tua, et testimonia tua
-172 Quia omnia mandata tua æquitas
-173 Ut salvet me : quoniam mandata tua elegi
-176 Quia mandata tua non sum oblitus
Prov. 2- 1 Si... et mandata mea absconderis penes te
6-23 Quia mandatum lucerna est, et lex lux, et via
7- 2 Fili, serva mandata mea, et vives
19-16 Qui custodit mandatum, custodit animam
Eccle. 12-13 Deum time, et mandata ejus observa
Sap. 16- 6 Ad commemorationem mandati legis tuæ
Eccli. 1- 5 Et ingressus illius mandata æterna
2-12 Quis enim permansit in mandatis ejus
-21 Qui timent Dom. custodiunt mandata illius
6-37 Et in mandatis illius maxime assiduus esto
10-23 Quod præterit mandata Domini
11-21 Et in opere mandatorum tuorum veterasce
15-15 Adjecit mandata et præcepta sua
-16 Si volueris mandata servare, conservabunt
23-37 Quam respicere in mandatis Domini
26-24 Et mandata Dei in corde mulieris sanctæ
28- 7 Tabitudo e. et mors imminent in mandatis
29- 1 Et qui prævalet manu, mandata servat
-12 Propter mandatum assume pauperem
-26 Peccator transgrediens mandatum Domini
32-27 Hoc est enim conservatio mandatorum
-28 Qui credit Deo, attendit mandatis
33- 2 Sapiens non odit mandata et justitias
35- 2 Sacrificium salutare est attendere mandatis
- 7 Hæc e. omnia propter mandatum Dei fiunt
39-37 In mandatis ejus epulabuntur
Isai. 29-13 Et timuerunt me mandato hominum
48-18 Utinam attendisses mandata mea
Jerem. 35-18 Et custoditis omnia mandata ejus, et fecistis
Baruc. 1-18 Ut ambularemus in mandatis ejus
3- 9 Audi, Israël, mandata vitæ : auribus percipe
4- 1 Hic liber mandatorum Dei, et lex
-13 Nec ambulaver. per vias mandatorum Dei
5- 8 Lignum suavitatis, Israël ex mandato
Ezech. 33-15 Reddiderit, in mandatis vitæ ambulaverit.

Ezech. 37-24 Et mandata mea custodient, et facient ea
Dan. 9- 4 Custodiens pactum et misericordiam diligentibus te, et custodientibus mandata
- 5 Et declinavimus a mandatis tuis ac judiciis
Amos. 2- 4 Eo quod... et mandata ejus non custodierit
Malac. 2- 1 Et nunc ad vos mandatum hoc, o sacerdotes
- 4 Et scietis quia misi ad vos mandatum istud
1 Mac. 2-19 Et consentiat mandatis ejus
-22 Transgredientes legis nostræ mandata
-31 Quidam, qui dissipaverunt mandatum regis
-53 Joseph in tempore angustiæ suæ custodivit mandatum
8-26 Et custodient mandata eorum
-28 Et custodient mandata eorum absque dolo
2 Mac. 3- 7 Heliodorum... misit cum mandatis
-13 Pro his quæ habebat in mandatis a rege
4-25 Acceptisque a rege mandatis venit
14-13 Datis mandatis, ut ipsum quidem Judam caperet
Matth. 5-19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis
15- 3 Quare et vos transgredimini mandatum Dei
- 6 Et irritum fecistis mandatum Dei
- 9 Docentes doctrinas et mandata hominum
19-17 Si a. vis ad vitam ingredi, serva mandata
22-36 Quod est mandatum magnum in lege?
-38 Hoc est maximum et primum mandatum
-40 In his duobus mandatis universa lex pendet
Marc. 7- 8 Relinquentes enim mandatum Dei
12-29 Quia primum omnium mandatum est
-30 Hoc est primum mandatum
-31 Majus horum aliud mandatum non est
Luc. 1- 6 Incedentes in omnibus mandatis
15-29 Et nunquam mandatum tuum præterivi
18-20 Mandata nosti: Non occides: Non mœchaberis
23-56 Sabbato quidem siluerunt secundum mandatum
Joan. 10-18 Hoc mandatum accepi a Patre meo
11-56 Dederant a. pontif. et Pharisæi mandatum
12-49 Pater ipse mihi mandatum dedit quid dicam
-50 Et scio quia mandatum ejus vita æterna est
13-34 Mandatum novum do vobis: Ut diligatis invicem
14-15 Si diligitis me, mandata mea servate
-21 Qui habet mandata mea, et servat ea
-31 Et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio
Act. 17-15 Et accepto mandato ab eo... profecti sunt
Rom. 7- 8 Peccat. per mandatum operatum est in me
- 9 Cum venisset mandatum, peccatum revixit
-10 Et inventum est mihi mandatum, quod erat
-11 Nam peccatum, occasione accepta per mandatum, seduxit me
-12 Et mandatum sanctum, et justum, et bonum
-13 Peccans peccatum per mandatum
13- 9 Et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo
1 Cor. 7-19 Nihil est: sed observatio mandatorum Dei
14-37 Cognoscat quæ scribo vobis, quia Domini sunt mandata
Ephes. 2-15 Legem mandatorum decretis evacuans
6- 2 Quod est mandatum primum in promissione
Colos. 4-10 Consobrinus Barnabæ, de quo accepistis mandata
1 Tim. 6-14 Ut serves mandatum sine macula
Tit. 1-14 Non intendentes Judaïcis fabulis, et mandatis hominum aversantium se a veritate
Hebr. 7- 5 Mandatum habent decimas sumere a pop.
-16 Qui non secundum legem mandati carnalis factus est
-18 Reprobatio quidem fit præcedentis mandati
9-19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse
2 Petr. 2-21 Quod illis traditum est, sancto mandato
1 Joan. 2- 3 Cognovimus eum, si mandata ejus observemus
- 4 Et mandata ejus non custodit, mendax est
- 7 Charissimi, non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus
Mandatum vetus, est verbum quod audistis
- 8 Iterum mandatum novum scribo vobis
3-22 Quoniam mandata ejus custodimus
-23 Et hoc est mandatum ejus: Ut credamus
Et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis
-24 Et qui servat mandata ejus, in illo manet
4-21 Et hoc mandatum habemus a Deo
5- 2 Deum diligamus, et mandata ejus faciamus
- 3 Hæc est enim charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus: et mandata ejus gravia non sunt
2 Joan. - 4 Sicut mandatum accepimus a Patre
- 5 Non tanquam mandatum novum scribens
- 6 Ut ambulemus secundum mandata ejus
Hoc est enim mandatum
Apoc. 12-17 Qui custodiunt mandata Dei, et habent test.
14-12 Qui custodiunt mandata Dei, et fidem Jesu

MANDIBULA.

Judic. 15-15 Mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens
-16 In mandibula pulli asinarum delevi eos
-17 Projecit mandibulam de manu, et vocavit

MANDO, AS.

Gen. 7- 5 Fecit ergo Noë omnia quæ mandaverat ei Dominus
45- 9 Hæc mandat filius tuus Joseph
-21 Feceruntque filii Israël ut eis mandatum fuerat
50-16 Mandaverunt ei dicentes: Pater tuus præcepit
Exod. 4-28 Narravitque Moyses .. et signa quæ mandaverat
7- 2 Tu loqueris ei omnia quæ mando tibi
18- 6 Et mandavit Moysi, dicens: Ego Jethro
19- 7 Exposuit o. sermones quos mandaverat Do.
25-22 Cuncta quæ mandabo per te filiis Israël
34-11 Observa cuncta quæ hodie mando tibi
Levit. 7-38 Quando mandavit filiis Israël ut offerrent
17- 2 Iste est sermo quem mandavit Dominus
27-34 Hæc sunt præcepta quæ mandavit Dominus Moysi
Num. 2-34 Juxta omnia quæ mandaverat Dominus
9- 5 Juxta omnia quæ mandaverat Dom. Moysi
15-23 Et mandavit per eum ad vos
20-14 Hæc mandat frater tuus Israël
27-23 Cuncta replicavit quæ mandaverat Dom.
31-21 Hoc est præceptum legis quod mandavit Do.
36-13 Mandata atque judicia quæ mandavit Dom.
Deut. 4- 5 Sicut mandavit mihi Dominus Deus meus
-14 Mihique mandavit in illo tempore ut docerem
6- 1 Quæ mandavit Dominus... ut docerem vos
-25 Sicut mandavit nobis
7-11 Judicia, quæ ego mando tibi hodie ut facias
32-46 Ut mandetis ea filiis vestris custodire
Josue. 22-16 Hæc mandat omnis populus Domini
Judic. 11-14 Per quos rursum mandavit Jephte
-28 Quæ per nuntios mandaverat
16-18 Misit ad principes Philisthinorum ac mandavit
Ruth. 2- 9 Mandavi enim pueris meis, ut nemo molestus sit tibi
1 Reg. 18-22 Et mandavit Saül servis suis
2 Reg. 10- 5 Mandavit eis David: Manete in Jericho
3 Reg. 5- 8 Audivi quæcumque mandasti mihi
8-58 Judicia quæcumq. mandavit patribus nostr.
11-10 Non custodivit quæ mandavit ei Dominus
-11 Præcepta mea quæ mandavi tibi
13- 9 Sic e. mandatum est mihi in sermone Dom.
4 Reg. 17-35 Mandaverat eis, dicens: Nolite timere deos
21- 8 Universam legem, quam mandavit eis...
1 Par. 19- 5 Qui cum abiissent et hoc mandassent David
2 Par. 7-13 Mandavero et præcepero locustæ
Tobiæ. 14-11 Filiis vestris mandate ut faciant justitias
Judith. 11- 8 Ut mandaverit per prophetas suos
Esth. 1-12 Quod per eunuchos mandaverat
-15 Quod per eunuchos mandaverat
2-23 Mandatumque est historiis, et annalibus
4-13 Rursum mandavit Esther, dicens
-15 Esther hæc Mardochæo verba mandavit
9-23 Quæ Mardochæus litteris facienda mandaverat
15- 1 Et mandavit ei (haud dubium quin esset Mardochæus)
Psal. 7- 7 Exurge... in præcepto quod mandasti
32- 9 Ipse mandavit, et creata sunt
41- 9 In die mandavit Dominus misericordiam
43- 5 Qui mandas salutes Jacob
67-29 Manda, Deus, virtuti tuæ
77- 5 Quanta mandavit patribus nostris
-23 Et mandavit nubibus desuper
90-11 Quoniam angelis suis mandavit de te
104- 8 Verbi, quod mandavit in mille generationes
110- 9 Mandavit in æternum testamentum suum
118- 4 Tu mandasti mandata tua custodiri nimis
-138 Mandasti justitiam testimonia tua
132- 3 Illic mandavit Dominus benedictionem
148- 5 Ipse mandavit, et creata sunt
Eccli. 7-34 Da illis partem, sicut mandatum est tibi
15-21 Nemini mandavit impie agere
17-12 Et mandavit illis unicuique de proximo suo
24-33 Legem mandavit Moyses in præceptis
48-25 Quam mandavit illi Isaïas propheta magnus
Isai. 5- 6 Nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem
10- 6 Contra populum furoris mei mandabo illi
13- 3 Ego mandavi sanctificatis meis
23-11 Dominus mandavit adversus Chanaan
28-10 Quia manda remanda, manda remanda
34-16 Quia quod ex ore meo procedit, ille mandavit
Isai. 36-21 Mandaverat e. rex dicens: Ne respondeatis
45-11 Super opus manuum mearum mandate mihi
-12 Et omni militiæ eorum mandavi
48- 5 Sculptilia mea, et conflatilia mandaverunt
Jerem. 1- 7 Quæcumque mandavero tibi, loqueris
7-23 Ambulate in omni via, quam mandavi vobis
23-32 Cum ego non misissem eos, nec mandassem eis
26- 2 Universos sermones, quos ego mandavi tibi
29-23 Locuti sunt verbum.. quod non mandavi eis
32-23 Omnia quæ mandasti eis ut facerent, non fecerunt
-35 Quod non mandavi eis, nec ascendit in cor
Thren. 1-17 Mandavit Dominus adversum Jacob in circuitu ejus hostes ejus
Baruc. 2- 9 In om. operibus suis, quæ mandavit nobis
Amos. 2-12 Et prophetis mandabatis, dicentes
6-12 Quia ecce Dominus mandabit, et percutiet
9- 3 Ibi mandabo serpenti, et mordebit eos
- 4 Ibi mandabo gladio, et occidet eos
- 9 Ecce enim mandabo ego, et concutiam
Zach. 1- 6 Quæ mandavi servis meis prophetis
Malac. 4- 4 Quam mandavi ei in Horeb ad omnem Isr.
1 Mac. 3-28 Et mandavit illis ut essent parati ad omnia
-34 Et mandavit ei de omnibus quæ volebat
-42 Quæ mandavit populo facere in interitum
4-27 Quod non qualia voluit, talia contigerunt in Israël, et qualia mandavit rex
5-42 Et mandavit eis, dicens: Neminem hominum reliqueritis
6-62 Et mandavit destruere murum in gyro
7- 9 Et mandavit ei facere ultionem in filios Isr.
-26 Et mandavit ei evertere populum
9-55 Nec ultra potuit... et mandare de domo sua
11- 2 Mandaverat Alexander rex exire ei obviam
12-17 Mandavimus itaque eis ut veniant etiam
-23 Mandavimus itaque hæc nuntiari vobis
15-39 Et mandavit illi movere castra contra faciem Judææ: et mandavit ei ædificare Gedorem
2 Mac. 2- 1 Ut significatum est, et ut mandavit transmigratis
11-20 De cæteris a. per singula verbo mandavi
Matth. 4- 6 Quia Angelis suis mandavit de te
19- 7 Quid ergo Moyses mandavit dare libellum
28-20 Docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis
Luc. 4-10 Angelis suis mandavit de te, ut conservent te
Joan. 8- 5 Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare
15-17 Hæc mando vobis, ut diligatis invicem
Act. 15-24 Turbaverunt vos verbis, evertentes animas vestras, quibus non mandavimus
Hebr. 9-20 Hic sang. testamenti, quod mandavit ad vos
11-22 Memoratus est, et de ossibus suis mandavit

MANDO, IS.

Gen. 6-21 Ex omnibus escis, quæ mandi possunt
Job. 30- 4 Et mandebant herbas, et arborum cortices

MANDRAGORÆ.

Gen. 30-14 Reperit mandragoras: quas matri Liæ detulit
Da mihi partem de mandragoris filii tui
-15 Nisi etiam mandragoras filii mei tuleris
Dormiat tecum hac nocte pro mandragoris
-16 Ad me, inquit, intrabis, quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei
Cant. 7-13 Mandragoræ dederunt odorem

MANDUCO.

Exod. 32- 6 Et sedit populus manducare, et bibere
1 Reg. 14-24 Et non manducavit univ. populus panem
2 Esdr. 7-65 Ut non manducarent de Sanctis sanctorum
Tobiæ. 2- 5 Manducavit panem cum luctu et tremore
3-10 Et tribus diebus, et tribus noctibus non manducavit, neque bibit
4-18 Noli ex eo manducare, et bibere cum pecc.
7-10 Hic ego hodie non manducabo, neque bibam
12-19 Videbar quidem vobiscum manducare, et bibere
Judith. 12- 2 Dixit: Nunc non potero manducare ex his
Ex his a. quæ mihi detuli, manducabo
-12 Ut manducet cum eo, et bibat vinum in jucunditate
-19 Accepit, et manducavit, et bibit coram ipso
Psal. 21-30 Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terræ
49-13 Numquid manducabo carnes taurorum?
58-16 Ipsi dispergentur ad manducandum
77-24 Et pluit illis Manna ad manducandum
-25 Panem Angelorum manducavit homo
-29 Et manducaverunt et saturati sunt nimis
101-10 Quia cinerem tanquam panem manducabam
126- 2 Qui manducatis panem doloris

Psal. 127- 2 Labores manuum tuarum quia manducabis
Sap. 4- 5 Fructus illorum...acerbi ad manducandum
Eccli. 11-19 Et nunc manducabo de bonis meis solus
30-19 Nec enim manducabit, nec odorabit
31-19 Ne, cum manducas multum, odio habearis
36-20 Omnem escam manducabit venter
Isai. 7-22 Butyrum enim et mel manducabit
23-18 Ut manducent in saturitatem, et vestiantur
Baruc. 2- 3 Ut manducaret homo carnes filii sui
1 Mac. 1-65 Ut non manducarent immunda
2 Mac. 6-18 Compellebatur carn. porcinam manducare
-21 Ut simularetur manducasse, sicut rex imperaverat
7- 7 Interrogabant, si manducaret prius
Matth. 6-25 Ne solliciti sitis animæ v. quid manducetis
-31 Quid manducabimus, aut quid bibemus?
9-11 Quare cum publicanis, et peccat. manducat
11-18 Venit enim Joannes neque manducans
-19 Venit Filius hominis manducans et bibens
12- 1 Esurientes cœperunt vellere spicas, et manducare
14-16 Date illis vos manducare
-20 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
-21 Manducantium autem fuit numerus
15- 2 Non e. lavant manus suas, cum panem manducant
-20 Non lotis autem manibus manducare
-32 Et non habent quod manducent
-38 Erant a. qui manducaverunt, quat. millia
24-49 Manducet autem et bibat cum ebriosis
25-35 Esurivi enim, et dedistis mihi manducare
-42 Esurivi e., et non dedistis mihi manducare
Marc. 2-16 Videntes quia manducaret cum publicanis
Quare cum publicanis et peccat. manducat
-26 Et panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare
3-20 Ita ut non possent neque panem manducare
5-43 Et dixit dari illi manducare
6-31 Nec spatium manducandi habebant
-36 Emant sibi cibos quos manducent
-37 Ait illis: Date illis vos manducare
Et dabimus illis manducare
-42 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
-44 Erant autem qui manducaverunt quinque millia virorum
7- 2 Communibus manibus... manducare panes, vituperaverunt
- 3 Nisi crebro laverint manus, non manducant
- 5 Communibus manibus manducant panem
8- 1 Nec haberent quod manducarent
- 2 Nec habent quod manducent
- 8 Et manducaverunt, et saturati sunt
- 9 Erant autem qui manducaverant, quasi quatuor millia
11-14 Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet
14-12 Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces Pascha?
-14 Ubi est refectio mea, ubi Pascha cum Discipulis meis manducem?
-18 Et discumbentibus eis, et manducantibus, ait Jesus: Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum
-22 Et manducantibus illis, accepit Jesus panem
Luc. 4- 2 Et nihil manducavit in diebus illis
5-30 Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?
6- 1 Et manducabant confricantes manibus
- 4 Panes... manducavit...quos non licet manducare nisi tantum sacerdotibus
7-33 Venit enim Joannes Baptista, neque manducans panem
-34 Venit Filius hominis manducans, et bibens
-36 Rogabat... ut manducaret cum illo
8-55 Et jussit illi dari manducare
9-13 Ait a. ad illos: Vos date illis manducare
-17 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
10- 8 Manducate quæ apponuntur vobis
12-22 Nolite solliciti esse... quid manducetis
-29 Et vos nolite quærere quid manducetis
13-26 Manducavimus coram te, et bibimus
14- 1 Cum intraret Jesus... sabbato, manducare panem
-15 Beatus qui manducabit panem in regno Dei
15- 2 Hic peccatores recipit, et manducat cum illis
-16 Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant
-23 Et occidite, et manducemus, et epulemur
17- 8 Et ministra mihi donec manducem et bibam
Et post hæc tu manducabis et bibes
22- 8 Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus
-11 Ubi Pascha cum Discipulis meis manducem
-15 Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum
-16 Quia ex hoc non manducabo illud
Luc. 24-41 Dixit: Habetis hic aliquid quod manducetur?
-43 Et cum manducasset coram eis, sumens reliquias
Joan. 4-31 Interea rogabant eum Discipuli, dicentes: Rabbi, manduca
-32 Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis
-33 Numquid aliquis attulit ei manducare?
6- 5 Unde ememus panes, ut manducent hi?
-13 Quæ superfuerunt his qui manducaverant
-23 Juxta locum ubi manducaverant panem
-26 Sed quia manducastis ex panibus et saturati estis
-31 Patres nostri manducaverunt Manna in deserto
Panem de cœlo dedit eis manducare
-49 Patres vestri manducaverunt Manna in deserto
-50 Ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur
-52 Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet
-53 Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?
-54 Nisi manducaveritis carnem Filii hominis
-55 Qui manducat meam carnem, et bibit meum
-57 Qui manducat meam carnem, et bibit meum
-58 Qui manducat me, et ipse vivet propter me
-59 Non sic ut manducaverunt patres v. Manna
Qui manducat hunc panem, vivet in ætern.
13-18 Qui manducat mecum panem, levabit contra me calcaneum suum
18-28 Ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha
Act. 9- 9 Et non manducavit, neque bibit
10-13 Vox ad eum: Surge, Petre; occide, et manduca
-14 Quia nunquam manducavi omne commune
-41 Qui manducavimus et bibimus cum illo
11- 3 Quare introisti... et manducasti cum illis?
- 7 Surge, Petre; occide, et manduca
23-12 Dicentes neque manducaturos, neque bibit.
-21 Qui se devoverunt non manducare, neque bibere
27-35 Et cum fregisset, cœpit manducare
Rom. 14- 2 Alius enim credit se manducare omnia
Qui autem infirmus est, olus manducet
- 3 Is qui manducat, non manducantem non spernat
Et qui non manducat, manducantem non judicet
- 6 Et qui manducat, Domino manducat
-20 Sed malum est homini, qui per offendiculum manducat
-21 Bonum est non manducare carnem
-23 Qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est
1 Cor. 8- 7 Quasi idolothytum manducant
- 8 Neque e. si manducaverimus, abundabimus
-10 Ædificabitur ad manducandum idolothyta?
-13 Non manducabo carnem in æternum
9- 4 Numquid non habemus potestatem manducandi
- 7 Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat?
10- 3 Omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt
- 7 Sedit populus manducare et bibere
-25 Omne, quod in macello vænit, manducate
-27 Omne, quod vobis apponitur, manducate
-28 Nolite manducare, propter illum qui indicavit
-31 Sive ergo manducatis, sive bibitis
11-20 Non est Dominicam cœnam manducare
-21 Suam cœnam præsumit ad manducandum
-22 Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum?
-24 Et dixit: Accipite, et manducate
-26 Quotiescumque enim manducabitis panem
-27 Itaq. quicumque manducaverit panem hunc
-29 Qui enim manducat et bibit indigne
-33 Cum convenitis ad manducandum, invicem expectate
-34 Si quis esurit, domi manducet
15-32 Manducemus et bibamus, cras e. moriemur
2 Cor. 9-10 Et panem ad manducandum præstabit
2 Thes. 3- 8 Neque gratis panem manducavimus ab aliquo
-10 Quoniam si quis non vult operari, nec manducet
-12 Ut cum silentio operantes, suum panem manducent
Jacob. 5- 3 Et manducabit carnes vestras sicut ignis
Apoc. 2-20 Fornicari, et manducare de idolothytis
17-16 Et carnes ejus manducabunt
19-18 Ut manducetis carnes regum

MANE.

Tria tantum verba in pariete scripta vidit Baltassar: Mane, Thecel, Phares: *quorum primum*, numerum; *secundum*, appensionem; *tertium*, divisionem *sonat. Non ergo solum lectione opus fuit, sed interpretatione, ut intelligeret rex quid hæc verba prædicerent; quod scilicet numerasset Deus regnum illius atque complesset; et appendisset in statera judicii sui; et ante jugularet eum gladius, quam natura dissolveret; et imperium ejus in Medos divideretur et Persas. Cyrus enim rex Persarum, juncto sibi Dario avunculo, subvertit imperium Chaldæorum, quod interpretatus est Daniel.*

Dan. 5-25 Mane, Thecel, Phares
-26 Mane: Numeravit Deus regnum tuum, et complevit illud

MANE. *Adverb.*

Gen. 1- 5 Factumque est vespere et mane, dies unus
- 8 Et factum est vespere et mane, dies secundus
-13 Et factum est vespere et mane, dies tertius
-19 Et factum est vespere et mane, dies quartus
-23 Et factum est vespere et mane, dies quintus
-31 Et factum est vespere et mane, dies sextus
19-15 Cumque esset mane, cogebant eum Angeli
-27 Abraham autem consurgens mane
21-14 Surrexit itaque Abraham mane
24-54 Surgens autem mane, locutus est puer
26-31 Surgentes mane, juraverunt sibi mutuo
28-18 Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem
29-24 Facto mane vidit Liam
32-24 Ecce vir luctabatur cum eo usque mane
40- 6 Ad quos cum introisset Joseph mane
41- 8 Facto mane, pavore perterritus, misit
44- 3 Orto mane, dimissi sunt cum asinis suis
49-27 Mane comedet prædam, et vespere dividet spolia
Exod. 7-15 Vade ad eum mane, ecce egredietur ad aquas
9-13 Mane consurge, et sta coram Pharaone
10-13 Et mane facto, ventus urens levavit locustas
12-10 Nec remanebit quidquam ex eo usque mane
-22 Nullus vestrum egrediatur ostium domus suæ usque mane
16- 7 Mane videbitis gloriam Domini
- 8 Dabit vobis Dom.. mane panes in saturitate
-12 Mane saturabimini panibus
-13 Mane quoque ros jacuit per circuitum castrorum
-19 Nullus relinquat ex eo in mane
-20 Dimiserunt quidam ex eis usque mane
-21 Colligebant autem mane singuli
-23 Reponite usque in mane
18-13 Qui assistebat Moysi a mane usque ad vesp.
-14 Cur... populus præstolatur de mane usque ad vesperam?
19-16 Advenerat tertius dies, et mane inclaruerat
23-18 Nec remanebit adeps solemnitatis meæ usque mane
24- 4 Et mane consurgens ædificavit altare
27-21 Ut usque mane luceat coram Domino
29-34 Sive de panibus usque mane
-39 Unum agnum mane, et alterum vespere
30- 7 Adolebit incensum super eo Aaron, suave fragrans, mane
32- 6 Surgentesque mane, obtulerunt holocausta
34- 2 Esto paratus mane, ut ascendas statim in montem Sinaï
-25 Neque residebit mane de victima solemnitatis Phase
36- 3 Quotidie mane vota populus offerebat
Levit. 6- 9 Cremabitur in altari tota nocte usque mane
-12 Quem nutriet sacerd. subjiciens ligna mane
-20 Offerent... medium ejus mane
7-15 Nec remanebit ex eis quidquam usque mane
19-13 Non morabitur opus mercenarii tui apud te usque mane
22-30 Non remanebit quidq. in mane alterius diei
24- 3 Ponetque eas Aaron usque ad mane
Num. 9-12 Non relinquent ex eo quidpiam usque mane
-15 Erat quasi species ignis usque mane
-21 Si fuisset nubes a vespere usque mane
14-40 Ecce mane primo surgentes ascenderunt
16- 5 Mane, inquit, notum faciet Dominus
22-13 Qui mane consurgens, dixit ad principes
-21 Surrexit Balaam mane, et strata asina sua
-41 Mane a. facto, duxit eum ad excelsa Baal
28- 4 Unum offeretis mane, et alterum ad vesper.
Deut. 16- 4 Vespere in die primo usque mane
- 7 Maneque consurgens, vades in tabernacula
28-67 Mane dices: Quis mihi det vesperum?
Et vespere: Quis mihi det mane?

Josue. 7-14 Accedetisque mane singuli per tribus vestras
-16 Surgens itaque Josuë mane, applicuit Israel
8-14 Quod cum vidisset rex Haï, festinavit mane
Judic. 6-28 Cumque surrexissent viri oppidi ejus mane
9-33 Primo mane, oriente sole, irrue super civit.
16- 2 Ut facto mane exeuntem occiderent
19- 8 Mane autem facto, parabat Levites iter
-25 Qua cum tota nocte abusi essent, dimise-
runt eam mane
-27 Mane facto, surrexit homo, et aperuit ostium
20-19 Statimque filii Israel surgentes mane
Ruth. 2- 7 Et de mane usque nunc stat in agro
3-13 Et facto mane, si te voluerit propinquitatis
jure retinere, bene res acta est
Vivit Dominus: dormi usque mane
1 Reg. 1-19 Surrexerunt mane, et adoraverunt
3-15 Dormivit autem Samuel usque mane
5- 4 Rursumque mane die altera consurgentes
9-19 Comed. mecum hodie, et dimittam te mane
-26 Cumq. mane surrexissent, et jam elucesceret
11-10 Et dixerunt: Mane exibimus ad vos
14-36 Et vastemus eos usquedum illucescat mane
15-12 Cumque de nocte surrexisset Samuel, ut iret
ad Saül mane
17-16 Procedebat vero Philisthæus mane et vesp.
-20 Surrexit itaq. David mane, et commendavit
19- 2 Quapropter observa te, quæso, mane
-11 Ut custodirent eum, et interficeretur mane
20-35 Cumque illuxisset mane, venit Jonathas
25-22 Si reliquero de omnibus quæ ad ipsum per-
tinent usque mane
-36 Et non indicavit ei verbum pusillum aut
grande usque mane
29-10 Igitur consurge mane tu, et servi domini tui
-11 Ut proficiscerentur mane, et reverterentur
2 Reg. 2-27 Mane recessisset pop. persequens fratrem s.
11-14 Factum est ergo mane, et scripsit David
15- 2 Et mane consurgens Absalom, stabat juxta
23- 4 Oriente sole, mane absque nubibus rutilat
24-11 Surrexit itaque David mane
-15 De mane usque ad tempus constitutum
3 Reg. 3-21 Cumq. surrexissem mane ut darem lac filio
17- 6 Corvi q. deferebant ei panem et carnes mane
18-26 De mane usque ad meridiem, dicentes
4 Reg. 3-20 Factum est igitur mane
-22 Primoque mane surgentes, et orto jam sole
7- 9 Si... et noluerimus nuntiare usque mane
10- 8 Ponite ea.. juxta introitum portæ usq. mane
1 Par. 9-27 Ut cum tempus fuisset, ipsi mane aperirent
fores
16-40 Ut offerrent holocausta... mane et vespere
23-30 Levitæ vero, ut stent mane ad confitendum
2 Par. 2- 4 Et ad holocautomata mane et vespere
13-11 Per singulos dies mane et vespere
20-20 Cumque mane surrexissent, egressi sunt
31- 3 Offerretur holocaustum mane semper et
vespere
1 Esdr. 3- 3 Holocaustum Domino mane et vespere
2 Esdr. 8- 3 Legit in eo..de mane usque ad mediam diem
Esth. 2-14 Quæ intraverat vespere, egrediebatur mane
5-14 Et dic mane regi ut appendatur super eam
Mardochæus
Job. 4-20 De mane usque ad vesperam succidentur
7-21 Et si mane me quæsieris, non subsistam
24-14 Mane primo consurgit homicida
Psal. 5- 4 Domine, mane exaudies vocem meam
- 5 Mane astabo tibi, et videbo
45- 6 Adjuvabit eam Deus mane diluculo
54-18 Vespere, et mane, et meridie narrabo
58-17 Et exultabo mane misericordiam tuam
87-14 Clamavi: et mane oratio mea præveniet te
89- 6 Mane sicut herba transeat, mane floreat
-14 Repleti sumus mane misericordia tua
91- 3 Ad annuntiandum mane misericordiam t.
142- 8 Auditam fac mihi mane misericordiam tuam
Prov. 1-28 Mane consurgent, et non invenient me
8-17 Et qui mane vigilant ad me, invenient me
Eccle. 10-16 Væ tibi terra... cujus principes mane come-
dunt
11- 6 Mane semina semen tuum, et vespere ne
cesset manus tua
Cant. 7-12 Mane surgamus ad vineas, videamus si flor.
Eccli. 18-26 A mane usque ad vesperam immutabitur
tempus
31-24 Dormiet usque mane, et anima illius
47-12 Et amplificarent mane Dei sanctitatem
Isai. 5-11 Væ qui consurgitis mane ad ebrietatem
14-12 Quomodo cecidisti de cœlo, lucifer, qui
mane oriebaris?
17-11 Et mane semen tuum florebit
21-12 Dixit custos: Venit mane et nox
26- 9 In præcordiis meis de mane vigilabo ad te
28-19 Tollet vos: Quoniam mane diluculo per-
transibit
33- 2 Esto brachium nostrum in mane, et salus

Isai. 37-36 Et surrexerunt mane, et ecce omnes
38-12 De mane usque ad vesperam finies me
-13 Sperabam usque ad mane
De mane usque ad vesperam finies me
50- 4 Erigit mane, mane erigit mihi aurem
58- 8 Tunc erumpet quasi mane lumen tuum
Jerem. 7-13 Et locutus sum ad vos mane consurgens
11- 7 Mane consurgens contestatus sum, et dixi
20-16 Audiat clamorem mane, et ululatum
21-12 Hæc dicit Dom.: Judicate mane judicium
35-14 Locutus sum ad vos, de mane consurgens
Ezech. 24-18 Locutus sum ergo ad populum mane
33-22 Aperuitque os meum donec veniret ad me
mane
46-13 Semper mane faciet illud
-14 Et faciet sacrificium super eo cata mane
mane sextam partem ephi
-15 Faciet... sacrific. et oleum cata mane mane
Dan. 8-14 Et dixit ei: Usque ad vesperam et mane
-26 Et visio vespere et mane, quæ dicta est
14-11 Et cum ingressus fueris mane, nisi inveneris
Osee. 6- 1 In tribulatione sua mane consurgent
- 4 Et quasi ros mane pertransiens
7- 6 Mane ipse succensus quasi ignis flammæ
11- 1 Sicut mane transiit, pertransiit rex Israël
Joel. 2- 2 Quasi mane expansum super montes popul.
Amos. 4- 4 Afferte mane victimas vestras, tribus diebus
5- 8 Et convertentem in mane tenebras, et diem
Soph. 3- 3 Lupi vespere, non relinquebant in mane
- 5 Mane mane judicium suum dabit in lucem
1 Mac. 3-58 Estote filii potentes, et estote parati in mane
9-13 Et commissum est prælium a mane usque ad
vesperam
10-80 Et jecerunt jacula in populum a mane usque
ad vesperam
12-29 Non cognoverunt usque mane
16- 5 Surrexerunt mane, et abierunt in campum
Matth. 16- 3 Et mane: Hodie tempestas, rutilat enim
triste cœlum
20- 1 Qui exiit primo mane conducere operarios
21-18 Mane autem revertens in civitatem, esuriit
27- 1 Mane autem facto, consilium inierunt
Marc. 11-20 Et cum mane transirent, viderunt ficum
13-35 Sero, an media nocte, an galli cantu, an mane
15- 1 Et confestim mane consilium facientes
16- 2 Et valde mane una sabbatorum, veniunt
- 9 Surgens autem mane, prima sabbati
Joan. 18-28 Erat autem mane: et ipsi non introierunt
20- 1 Maria Magdalene venit mane
21- 4 Mane autem facto, stetit Jesus in littore
Act. 28-23 A mane usque ad vesperam

MANEO.

Gen. 19- 2 Declinate in dom. pueri vestri, et manete ibi
Dixerunt: Minime, sed in platea manebi-
mus
-30 Ascenditq. Lot de Segor, et mansit in monte
Timuerat enim manere in Segor
Et mansit in spelunca ipse, et duæ filiæ ejus
24-23 Est in domo patris tui locus ad manendum?
-25 Est apud nos, et locus spatiosus ad manen-
dum
-54 Vescentes pariter et bibentes manserunt ibi
-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
26- 6 Mansit itaque Isaac in Geraris
29-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro:
mane apud me
31-54 Qui cum comedissent, manserunt ibi
32-21 Ipse vero mansit nocte illa in castris
-24 Mansit solus: et ecce vir luctabatur cum eo
44-33 Manebo itaque servus tuus pro puero
Exod. 9-28 Et nequaquam hic ultra maneatis
12-40 Habitatio autem filiorum Israël qua man-
serunt in Ægypto
16-29 Maneat unusquisque apud semetipsum
28-28 Ut maneat junctura fabrefacta
29-46 Ut manerem inter illos, ego Do. Deus ipsor.
40-35 Si pendebat desup., manebant in eodem loco
Levit. 8-35 Die ac nocte manebitis in tabernaculo
12- 4 Manebit in sanguine purificationis suæ
- 5 Sex diebus manebit in sang. purificationis
14- 8 Ita duntaxat ut maneat extra tabernaculum
23-42 De genere est Isr., manebit in tabernaculis
Num. 9-18 Manebant in eodem loco
-19 Ut multo tempore maneret super illud
-22 Manebant filii Israël in eodem loco
11-34 Venerunt in Haseroth, et manserunt ibi
19-13 Et manebit spurcitia ejus super eum
20- 1 Et mansit populus in Cades
22- 8 Ille respondit: Manete hic nocte
Manentibus illis apud Balaam, venit Deus
-19 Obsecro ut hic maneatis etiam hac nocte
30-17 Vel quæ manet in parentis domo
31-19 Et manete extra castra septem diebus
35- 3 Ut ipsi in oppidis maneant, et suburbana

Num. 35-25 Manebitque ibi, donec sacerdos magnus
36- 9 Nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
-12 Mansit in tribu et familia patris eorum
Deut. 1- 4 Et Og regem Basan, qui mansit in Astaroth
- 6 Sufficit vobis quod in hoc monte mansistis
3-29 Mansimusque in valle contra fanum Phogor
12-18 Atque Levites qui manet in urbibus tuis
Josue. 1-14 Et filii ac jumenta manebunt in terra
2-22 Et manserunt ibi tres dies, donec reverte-
rentur
5- 8 Manserunt in eodem castrorum loco
-10 Manseruntque filii Israel in Galgalis
6-11 Semel per diem, et reversa in castra, mansit
ibi
-23 Et extra castra Israël manere fecerunt
7- 7 Ut cœpimus, mansissemus trans Jordanem
8- 9 Josue a. nocte illa in medio mansit populi
Judic. 5-20 Stellæ manentes in ordine et cursu suo
11-17 Præbere contempsit. Mansit itaque in Cades
17-10 Dixitque Michas: Mane apud me
-11 Acquievit, et mansit apud hominem
18-12 Ascendentesque manserunt in Cariathiarim
-31 Mansitque apud eos idolum Michæ o. temp.
19- 2 Mansitque apud eum quatuor mensibus
- 4 Mansitq. gener in domo soceri tribus diebus
- 6 Quæso te ut hodie hic maneas
- 7 Eum socer tenuit, et apud se fecit manere
- 9 Mane apud me etiam hodie, et duc læt. diem
-11 Veni, obsecro, declinemus ad urbem Jebu-
sæorum, et maneamus in ea
-13 Manebimus in ea, aut certe in urbe Rama
-15 Diverteruntque ad eam, ut manerent ibi
-20 Tantum, quæso, ne in platea maneas
-26 Ad ostium domus, ubi manebat dominus
20- 5 Et ecce homines civitatis illius circumde-
derunt nocte domum, in qua manebam
Ruth. 1- 4 Manseruntque ibi decem annis
1 Reg. 1-22 Ut appareat ante conspectum Domini, et
maneat ibi jugiter
-23 Et mane donec ablactes eum
Mansit ergo mulier, et lactavit filium suum
5- 7 Non maneat arca Dei Israël apud nos
7- 2 Ex qua die mansit arca Do. in Cariathiarim
14- 9 Manete donec veniamus ad vos
19- 2 Et manebis clam, et absconderis
22- 3 Maneat, oro, pater meus et mater mea vo-
biscum
- 4 Manseruntque apud eum cunctis diebus
- 5 Noli manere in præsidio, proficiscere
- 6 Saül autem cum maneret in Gabaa
-23 Mane mecum, ne timeas: si quis quæsierit
23-14 Mansitque in monte solitudinis Ziph
-18 Mansitque David in sylva
27- 5 Cur enim manet servus tuus in civitate regis
2 Reg. 1- 1 Ut David... maneret in Siceleg duos dies
2- 3 Et manserunt in oppidis Hebron
10- 5 Manete in Jericho, donec crescat barba
11-11 Servi domini mei sup. faciem terræ manent
-12 Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te
Mansit Urias in Jerusal. in die illa et altera
13-20 Mansit itaq. Thamar contabescens in domo
14-28 Mansitque Absalom in Jerus. duobus annis
15-29 Reportaverunt... arcam Dei in Jerusalem:
et manserunt ibi
16-18 Et universus Israël, et cum eo manebo
3 Reg. 17- 9 Surge, et vade in Sarephta Sidoniorum, et
manebis ibi
-19 Et portavit in cœnaculum ubi ipse manebat
19- 9 Cumque venisset illuc, mansit in spelunca
22-26 Et maneat apud Amon principem civitatis
4 Reg. 4-10 Ut cum venerit ad nos, maneat ibi
7- 4 Sive manserimus hic, moriendum nobis est
19-36 Et reversus est Sennacherib rex Assyrio-
rum, et mansit in Ninive
23-18 Intacta manserunt ossa illius cum ossibus
25-24 Manete in terra, et servite regi Babylonis
1 Par. 9-34 Capita Levitarum, per familias suas prin-
cipes, manserunt in Jerusalem
13-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom
17- 5 Neque enim mansi in domo ex eo tempore
- 6 Manens cum omni Israël
19- 5 Et præcepit ut manerent in Jericho
20- 1 Porro David manebat in Jerusalem
1 Esdr. 8-15 Et mansimus ibi tribus diebus
-32 Venimus Jerusalem, et mansimus ibi tribus
diebus
2 Esdr. 4-22 Unusquisque cum puero suo maneat in me-
dio Jerusalem
11-30 Et manserunt in Bersabee usque ad vallem
13-20 Et manserunt negotiatores, et vendentes
-21 Et dixi eis. Quare manetis ex adverso muri?
Tobiæ. 5- 8 Et mansi apud Gabelum fratrem nostrum
6- 1 Mansit prima mansione juxta fluvium Tigris
-10 Et dixit ei Tobias: Ubi vis ut maneamus?
10- 8 Mane hic, et ego mittam nuntium salutis

Tobiæ. 14-12 Ergo, filii, audite me, et nolite manere hic
Judith. 4-12 Si manentes permanseritis in jejuniis
12- 1 Et jussit illic manere eam
- 9 Et introiens, munda manebat in tabernac.
16-28 Mansit aut. in domo viri sui annos centum
Esth. 1- 9 Ubi rex Assuerus manere consueverat
2-19 Mardochæus manebat ad januam regis
Job. 11-14 Et non manserit in tabernaculo tuo injustitia
31-32 Foris non mansit peregrinus
39-28 In petris manet, et in præruptis silicibus
Psal. 32-11 Consilium autem Domini in æternum manet
54- 8 Ecce elongavi fugiens: et mansi in solitudine
88-37 Semen ejus in æternum manebit
110- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
-10 Laudatio ejus manet in sæculum sæculi
111- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
116- 2 Et veritas Domini manet in æternum
Eccli. 3-10 Et benedictio illius in novissimo maneat
11-22 Ne manseris in operibus peccatorum
Confide a. in Deo, et mane in loco tuo
18- 1 Et manet invictus rex in æternum
-22 Quoniam merces Dei manet in æternum
21-31 Et qui cum eo manserit, odiosus erit
27-12 Homo sanctus in sapientia manet sicut sol
42-24 Omnia hæc vivunt, et manent in sæculum
44-13 Propter illos usque in æternum manent
Isai. 40- 8 Verbum a. Do. nostri manet in æternum
Jerem. 14- 8 Et quasi viator declinans ad manendum
35-11 Et mansimus in Jerusalem
37-20 Et mansit Jeremias in vestibulo carceris
38- 2 Quicumque manserit in civitate hac, morietur
-13 Mansit autem Jeremias in vestibulo carceris
-28 Mansit vero Jeremias in vestibulo carceris
40-10 Et manete in urbibus vestris, quas tenetis
42-10 Si quiescentes manseritis in terra hac
43- 4 Ut manerent in terra Juda
49-33 Non manebit ibi vir, nec incolet eam filius hominis
Ezech. 3-15 Et mansi ibi septem diebus mœrens
Dan. 4-23 Regnum tuum tibi manebit postquam cog.
13-59 Manet e. Angelus Domini, gladium habens
1 Mac. 10-26 Quoniam... et mansistis in amicitia nostra
11-40 Et mansit ibi diebus multis
15- 7 Quæ construxisti, quæ tenes, maneant tibi
Matth. 10-11 Et ibi manete donec exeatis
11-23 Forte mansissent usque in hanc diem
21-17 Abiit foras... in Bethaniam : ibique mansit
Marc. 1-10 Vidit... Spiritum tanquam columbam descendentem, et manentem in ipso
6-10 Illic manete donec exeatis inde
Luc. 1-56 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus
8-27 Neque in domo manebat, sed in monumentis
9- 4 Ibi manete, et inde ne exeatis
10- 7 In eadem autem domo manete, edentes
19- 5 Quia hodie in domo tua oportet me manere
24-29 Mane nobiscum, quoniam advesperascit
Joan. 1-32 Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de cœlo, et mansit super eum
-33 Super quem videris Spiritum descendentem, et manentem super eum
-39 Venerunt, et viderunt ubi maneret
Et apud eum manserunt die illo
2-12 Et ibi manserunt non multis diebus
3-36 Non videbit vitam, sed ira Dei manet super
4-40 Rogaverunt eum ut ibi maneret
Et mansit ibi duos dies
5-38 Et verbum ejus non habetis in vobis manens
6-57 In me manet, et ego in illo
7- 9 Hæc cum dixisset, ipse mansit in Galilæa
8-31 Si vos manseritis in sermone meo
-35 Servus autem non manet in domo in æternum : filius autem manet in æternum
9-41 Nunc vero dicitis : Quia videmus. Peccatum vestrum manet
10-40 Et abiit... in eum locum, ubi erat Joannes baptizans primum : et mansit illic
11- 6 Mansit in eodem loco duobus diebus
12-25 Ipsum solum manet : Si a. mortuum fuerit
-34 Quia Christus manet in æternum
-46 Qui credit in me, in tenebris non maneat
14-10 Pater autem in me manens, ipse facit opera
-16 Dabit vobis, ut maneat vobiscum in ætern.
-17 Quia apud vos manebit, et in vobis erit
-25 Hæc locutus sum vobis, apud vos manens
15- 4 Manete in me : et ego in vobis
Nisi manserit in vite : sic nec vos, nisi in me manseritis
- 5 Qui manet in me, et ego in illo
- 6 Si quis in me non manserit, mittetur foras
- 7 Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint
9 Et ego dilexi vos. Manete in dilectione mea
Joan. 15-10 Manebitis in dilectione mea, sicut et ego
Et maneo in ejus dilectione
-16 Fructum afferatis, et fructus vester maneat
21-22 Sic eum volo manere donec veniam, quid ad te?
Act. 1-13 Ascenderunt ubi manebant Petrus et Joann.
5- 4 Nonne manens tibi manebat
10-48 Ut maneret apud eos aliquot diebus
16-15 Introite in domum meam, et manete
18- 3 Manebat apud eos, et operabatur
-20 Ut ampliori tempore maneret, non consensit
20-23 Et tribulationes Jerosolymis me manent
21- 4 Inventis autem discipulis, mansimus ibi diebus septem
- 7 Mansimus die una apud illos
- 8 Erat unus de septem, mansimus apud eum
27-31 Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis
-41 Et prora quidem fixa manebat immobilis
28-12 Et cum venissemus Syracusam, mansimus ibi triduo
-14 Rogati sumus manere apud eos dies septem
-16 Permissum est Paulo manere sibimet
-30 Mansit autem biennio toto in suo conducto
Rom. 4- 9 Beatitudo ergo hæc in circumcisione tantum manet
9-11 Ut secundum electionem propositum Dei maneret
1 Cor. 3-14 Si cujus opus manserit quod superædificavit
7-11 Quod si discesserit, manere innuptam
13-13 Manent fides, spes, charitas, tria hæc
15- 6 Ex quibus multi manent usque adhuc
16- 6 Apud vos autem forsitan manebo
- 7 Spero enim me aliquantulum temporis manere apud vos
2 Cor. 3-11 Multo magis quod manet, in gloria est
-14 Velamen in lectione veteris Testamenti manet non revelatum
9- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
Galat. 1-18 Mansi apud eum diebus quindecim
Philip. 1-25 Et hoc confidens scio quia manebo
Hebr. 7- 3 Manet sacerdos in perpetuum
-24 Hic autem eo quod maneat in æternum
10-34 Habere meliorem et manentem substantiam
12-27 Ut maneant ea quæ sunt immobilia
13- 1 Charitas fraternitatis maneat in vobis
-14 Non enim habemus hic manentem civitatem
1 Petr. 1-25 Verbum autem Domini manet in æternum
1 Joan. 2- 6 Qui dicit se in ipso manere, debet, sicut ille
-10 Qui diligit fratrem suum, in lumine manet
-14 Fortes estis, et verbum Dei manet in vobis
-17 Qui a. facit volunt. Dei, manet in æternum
-24 Et vos in Filio et Patre manebitis
-27 Quam accepistis ab eo, maneat in vobis
Et sicut docuit vos : manete in eo
-28 Et nunc, filioli, manete in eo
3- 6 Omnis qui in eo manet, non peccat
- 9 Quoniam semen ipsius in eo manet
-14 Qui non diligit, manet in morte
-15 Scitis quoniam omnis homicida non habet vitam æternam in semetipso manentem
-17 Quomodo charitas Dei manet in eo?
-24 Et qui servat mandata ejus, in illo manet
Scimus quoniam manet in nobis de Spiritu
4-12 Si diligamus invicem, Deus in nobis manet
-13 In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus
-15 Deus in eo manet, et ipse in Deo
-16 Et qui manet in charitate, in Deo manet
Apoc. 17-10 Oportet illum breve tempus manere

MANHU.

Exod. 16-15 Filii Israel dixerunt ad invicem : Manhu?

MANICA.

Psal. 149- 8 Et nobiles eorum in manicis ferreis
Isai. 45-14 Vincti manicis pergent

MANICABAT.

Luc. 21-38 Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum

MANIFESTATIO.

1 Cor. 12- 7 Datur manifestatio Spiritus ad utilitatem
2 Cor. 4- 2 Sed in manifestatione veritatis commendantes nosmetipsos

MANIFESTE.

1 Esdr. 4-18 Accusatio... manifeste lecta est coram me
Tobiæ. 2-22 Manifeste vana facta est spes tua
Esth. 16-10 Et ut manifestius, quod dicimus, intelligatis
Psal. 49- 3 Deus manifeste veniet
2 Mac. 6-30 Qui habes... scientiam, manifeste tu scis
Marc. 1-45 Ita ut jam non posset manifeste introire
Joan. 7-10 Ascendit ad diem festum non manifeste
Joan. 11-14 Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste
Act. 10- 3 Is vidit in visu manifeste... Angelum
1 Tim. 3-16 Manifeste magnum est pietatis sacramentum
4- 1 Spiritus autem manifeste dicit

MANIFESTO.

Tobiæ. 12-11 Manifesto ergo vobis veritatem
Psal. 24-14 Et testamentum ipsius ut manifestetur illis
50- 8 Occulta sapientiæ tuæ manifestati mihi
79- 2 Qui sedes super Cherubim, manifestare
147-20 Judicia sua non manifestavit eis. Alleluia
Eccli. 1- 7 Disciplina sapientiæ cui revelata est, et manifestata?
6-28 Investiga illam, et manifestabitur tibi
8-22 Non omni homini cor tuum manifestes
14- 7 In novissimo manifestat malitiam suam
20- 4 Quam bonum est correptum manifestare pœnitentiam!
33- 4 Qui interrogationem manifestat, parabit verbum
1 Mac. 11-12 Et manifestatæ sunt inimicitiæ ejus
15- 9 Ita ut manifestetur gloria vest. in univ. terra
2 Mac. 1-33 Ut vero manifestata est res, renuntiatum est
2- 8 Nubes erit, sicut et Moysi manifestabatur, et sicut cum Salomon petiit ut locus sanctificaretur magno Deo, manifestabat hæc
14-39 Volens a. Nicanor manifestare odium
Marc. 3-12 Comminabatur eis ne manifestarent illum
4-22 Non est enim aliquid absconditum, quod non manifestetur
Luc. 8-17 Non est e. occultum quod non manifestetur
19-11 Quod confestim regnum Dei manifestaretur
Joan. 1-31 Nesciebam eum, sed ut manifestetur in Isr.
2-11 Manifestavit gloriam suam, et crediderunt
3-21 Venit ad lucem, ut manifestentur opera ej.
7- 4 Si hæc facis, manifesta te ipsum mundo
9- 3 Sed ut manifestentur opera Dei in illo
14-21 Diligam eum, et manifestabo ei me ipsum
-22 Quia manifestaturus es nobis te ipsum
17- 6 Manifestavi nomen tuum hominibus
21- 1 Postea manifestavit se iterum Jesus Discipulis ad mare Tiberiadis
Manifestavit autem sic
-14 Hoc jam tertio manifestatus est Jesus
Act. 7-13 Et manifestatum est Pharaoni genus ejus
Rom. 1-19 Deus enim illis manifestavit
3-21 Nunc a. sine lege justitia Dei manifestata est
1 Cor. 4- 5 Et manifestabit consilia cordium
2 Cor. 2-14 Odorem notitiæ suæ manifestat per nos
3- 3 Manifestati quod epistola estis Christi
4-10 Ut et vita Jesu manifestetur in corporibus
-11 Ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra
5-10 Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi
7-12 Ad manifestandam sollicitudinem nostram
11- 6 In omnibus a. manifestati sumus vobis
Ephes. 5-13 Omnia autem quæ arguuntur, a lumine manifestantur
Omne enim quod manifestatur, lumen est
Colos. 1- 8 Qui etiam manifestavit nobis dilectionem
-26 Nunc autem manifestatum est sanctis ejus
4- 4 Ut manifestem illud, ita ut oportet me loqui
1 Tim. 3-16 Quod manifestatum est in carne
2 Tim. 1-10 Manifestata est a. nunc per illuminationem
Tit. 1- 3 Manifestavit autem temporibus suis verbum
1 Petr. 1-20 Manifestati autem novissimis temporibus
1 Joan. 1- 2 Vita manifestata est, et vidimus, et testamur

MANIFESTUS, A, UM.

Deut. 29-29 Quæ manifesta sunt, nobis et filiis nostris
1 Reg. 3- 1 In diebus illis, non erat visio manifesta
Prov. 10- 9 Qui a. depravat vias suas, manifestus erit
27- 5 Melior est manifesta correptio, quam amor
-19 Sic corda hom. manifesta sunt prudentibus
Eccli. 6-23 Sapientia enim... non est multis manifesta
17-15 Et pars Dei, Israël facta est manifesta
Baruc. 4- 4 Quia quæ Deo placent, manifesta sunt nobis
6-50 Quæ manifesta sunt quia non sunt dii
-68 Nullo itaque modo nobis est manifestum
Dan. 2-30 Sed ut interpretatio regi manifesta fieret
5- 7 Quicumq. legerit scripturam hanc, et interpretationem ejus manifestam mihi fecerit
2 Mac. 3-17 Per quem manifestus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatur
-28 Manifesta Dei cognita virtute
9- 8 Manifestam Dei virtutem in semetipso contestans
12-40 Omnibus ergo manifestum factum est
-41 Judicium Do. qui occulta fecerat manifesta
15-35 Ut evidens esset et manifestum signum auxilii Dei
Matth. 12-16 Et præcepit eis ne manifestum eum facerent
26-73 Nam et loquela tua manifestum te facit
Marc. 6-14 Manifestum enim factum est nomen ejus
Act. 2-20 Anteq. veniat dies Do. magnus et manifestus

Act. 4-16 Manifestum est, et non possumus negare
10-40 Et dedit eum manifestum fieri
Rom. 1-19 Quod notum est Dei, manifestum est in illis
2-28 Non enim qui in manifesto, Judæus est
Neque quæ in manifesto, in carne, est circumcisio
1 Cor. 3-13 Uniuscujusque opus manifestum erit
11-19 Ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis
14- 9 Nisi manifestum sermonem dederitis
-25 Occulta cordis ejus manifesta fiunt
2 Cor. 5-11 Deo autem manifesti sumus
Spero autem et in conscientiis vestris manifestos nos esse
Galat. 3-11 In lege nemo justificatur apud Deum, manifestum est
5-19 Manifesta sunt autem opera carnis
Philip. 1-13 Ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo
1 Tim. 4-15 Ut profectus tuus manifestus sit omnibus
5-24 Quorumdam hom. peccata manifesta sunt
-25 Similiter et facta bona manifesta sunt
2 Tim. 3- 9 Insipientia e. eorum manifesta erit omnibus
Hebr. 7-14 Manifestum est e. quod ex Juda ortus sit Do.
-15 Et amplius adhuc manifestum est
1 Joan. 2-19 Sed ut manifesti sint quoniam non sunt omnes ex nobis
3-10 In hoc manifesti sunt filii Dei, et filii diaboli
Apoc. 15- 4 Quoniam judicia tua manifesta sunt

MANILIUS.

Quintus Memmius et Titus Manilius legati erant Romanorum a senatu populoque Romano in Asiam missi, de quibus extat in gratiam Judæorum epistola in qua comprobant quæ Judæis concesserat Lysias cognatus regis Syriæ.

2 Mac. 11-34 Quintus Memmius et Titus Manilius legati

MANIPULUS.

Gen. 37- 7 Putabam nos ligare manipulos in agro, et quasi consurgere manipulum meum, et stare, vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum meum
41-47 Et in manipulos redactæ segetes congregatæ sunt
Levit. 23-10 Feretis manipulos spicarum, primitias messis vestræ
-12 In eodem die quo manipulus consecratur
-15 Obtulistis manipulum primitiarum
Deut. 24-19 Et oblitus manipulum reliqueris
Ruth. 2-16 Et de vestris quoque manipulis projicite
3- 7 Ad dormiend. juxta acervum manipulorum
Judith. 8- 3 Instabat enim super alligantes manipulos
Psal. 125- 6 Cum exultatione, portantes manipulos suos
128- 7 Et sinum suum qui manipulos colligit

MANNA. *Vid.* MAN.

Deut. 8- 3 Afflixit te penuria, et dedit tibi cibum manna
-16 Et cibavit te manna in solitudine
Josue. 5-12 Defecitque manna postquam comederunt
2 Esdr. 9-20 Et manna tuum non prohibuisti ab ore eor.
Psal. 77-24 Et pluit illis manna ad manducandum
Baruc. 1-10 Et facite manna, et offerte pro peccato
Joan. 6-31 Patres nostri manducav. manna in deserto
-49 Patres vestri manducaverunt manna in deserto
-59 Non sicut manducav. patres vestri manna
Hebr. 9- 4 In qua urna aurea habens manna
Apoc. 2-17 Vincenti dabo manna absconditum

MANO.

Num. 14- 8 Et tradet humum lacte et melle manantem
16-13 De terra, quæ lacte et melle manabat
Deut. 6- 3 Sicut pollicitus est Do. Deus patrum tuorum tibi terram lacte et melle manantem
11- 9 Quam sub juramento pollicitus est... lacte et melle manantem
26- 9 Tradidit nobis terram lacte et melle manantem
-15 Terræ lacte et melle mananti
27- 3 Dabit tibi terram lacte et melle manantem
31-20 Introducam enim eum in terram... lacte et melle manantem
Josue. 5- 6 Et quibus ante juraverat ut non ostenderet eis terram lacte et melle manantem
Eccli. 46-10 In terram quæ manat lac et mel
Ezech. 31- 4 Flumina ejus manabant in circuitu radic.

MANSIO.

Exod. 17- 1 Per mansiones suas, juxta sermonem Dom.
40-36 Videntibus cunctis populis Israel per cunctas mansiones suas
Num. 33- 1 Hæ sunt mansiones filiorum Israël
Tobiæ. 6- 1 Mansit prima mansione juxta fluvium Tigris
Joan. 14- 2 In domo Patris mei mansiones multæ sunt
-23 Veniemus, et mansionem apud eum faciemus

MANSIUNCULÆ.

Gen. 6-14 Mansiunculas in arca facies

MANSUETABATUR.

Sap. 16-18 Quodam e. tempore mansuetabatur ignis

MANSUETUDO.

2 Reg. 22-36 Et mansuetudo tua multiplicavit me
Esth. 15-11 Convertitque Dominus spiritum regis in mansuetudinem
Psal. 44- 5 Propter veritatem et mansuetudinem
89-10 Quoniam supervenit mansuetudo, et corripiemur
131- 1 Memento, Domine David, et omnis mansuetudinis ejus
Eccli. 1-35 Fides, et mansuetudo, et adimplebit thes.
3-19 Fili, in mansuetudine opera tua perfice
4- 8 Et responde illi pacifica in mansuetudine
10-31 Fili, in mansuetudine serva animam tuam
Dan. 3-42 Sed fac nobiscum juxta mansuetudinem t.
1 Cor. 4-21 An in charitate, et spiritu mansuetudinis?
2 Cor. 10- 1 Ipse autem ego Paulus obsecro vos, per mansuetudinem et modestiam Christi
Galat. 5-23 Mansuetudo, fides, modestia, continentia
Ephes. 4- 2 Cum omni humilitate et mansuetudine
1 Tim. 6-11 Sectare vero... patientiam, mansuetudinem
Tit. 3- 2 Omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes
Jacob. 1-21 In mansuetudine suscipite insitum verbum
3-13 Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiæ

MANSUETUS.

Judith. 9-16 Mansuetorum semper tibi placuit deprecatio
Job. 24- 4 Et oppresserunt pariter mansuetos terræ
Psal. 24- 9 Diriget mansuetos in judicio : docebit mites
33- 3 Audiant mansueti, et lætentur
36-11 Mansueti autem hæreditabunt terram
75-10 Ut salvos faceret omnes mansuetos terræ
146- 6 Suscipiens mansuetos Dominus
149- 4 Et exaltabit mansuetos in salutem
Prov. 3-34 Deludet illusores, et mansuetis dabit gratiam
Eccli. 5-13 Esto mansuetus ad audiendum verbum
Isai. 11- 4 Et arguet in æquitate pro mansuetis terræ
61- 1 Ad annuntiandum mansuetis misit me
Jerem. 11-19 Et ego quasi agnus mansuetus
Soph. 2- 3 Quærite Dominum, omnes mansueti terræ
Quærite justum, quærite mansuetum
Matth. 21- 5 Ecce rex tuus venit tibi mansuetus
2 Tim. 2-24 Sed mansuetum esse ad omnes, docibilem

MANUBIÆ.

2 Reg. 8-12 De manubiis Adarezer filii Rohob regis Soba
1 Par. 20- 2 Manubias quoque urbis plurimas tulit
26-27 De bellis, et manubiis præliorum
2 Par. 15-11 Immolaverunt Dom. in die illa de manubiis
Ezech. 29-19 Et deprædabitur manubias ejus, et diripiet spolia
38-13 Et diripias manubias infinitas

MANUBRIUM.

Deut. 19- 5 Ferrumque lapsum de manubrio amicum ejus percusserit

MANUE.

Anno mundi 2861, *ante J. Ch.* 1193. *Pater Samson, vir de Saraa et de stirpe Dan, habens uxorem sterilem, cui apparuit Angelus (fortassis Michael, quia rem nuntiavit quæ ad populi Israelitici commodum et salutem pertinebat, ipseque protector erat Synagogæ, ut nunc est Ecclesiæ) et prædixit filium parituram qui inciperet liberare Israel de manu Philisthinorum. Nuntiavit viro suo, et cum denuo vidissent Manue et uxor ejus Angelum in flammis libamentorum ascendentem in cœlum, proni ceciderunt in terram, dixitque Manue ad uxorem suam :* Morte moriemur, quia vidimus Deum. *Inter vulgares enim et idiotas eo tempore vigebat opinio, eum qui Angelum vidisset, mox interiturum. Ita opinandi occasionem sumebant ex eo quod dicitur in Exod. cap.* 33-20 : Non enim videbit me homo, et vivet. *Falsa tamen erat opinio, quia frequenter visi multis Angeli narrantur in Scriptura, et semper innoxie.*

Judic. 13- 2 Erat autem quidam vir de Saraa, et de stirpe Dan, nomine Manuë
- 8 Oravit itaque Manuë Dominum, et ait
- 9 ExaudivitqueDominus deprecantemManuë
Manuë autem maritus ejus non erat cum ea
-12 Cui Manuë : Quando, inquit, sermo tuus fuerit expletus
-13 Dixitque Angelus Domini ad Manuë
-15 Dixitque Manuë ad Angelum Domini
-16 Et nesciebat Manuë quod Angelus Do. esset
-19 Tulit itaque Manuë hœdum de capris
-20 Quod cum vidissent Manuë et uxor ejus
-21 Statimq. intellexit Manuë Angelum Do. esse
16-31 Et sepelierunt inter Saraa et Esthaol in sepulcro patris sui Manuë

MANUS.

Gen. 3-22 Nunc ergo ne forte mittat manum suam
4-11 Suscepit sanguinem fratris tui de manu tua
5-29 Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum
8- 9 Extenditq. manum, et apprehensam intulit
9- 2 Omnes pisces maris manui vestræ traditi sunt
- 5 Requiram de manu cunctarum bestiarum : et de manu hominis, de manu viri
14-20 Quo protegente, hostes in manibus tuis sunt
-22 Levo manum meam ad Dominum Deum
16- 6 Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est
- 9 Revertere... et humiliare sub manu illius
-12 Hic erit ferus homo, manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum
19-10 Et ecce miserunt manum viri
-16 Apprehenderunt manum ejus, et manum uxoris
20- 5 Et munditia manuum mearum, feci hoc
21-18 Surge, tolle puerum, et tene manum illius
-30 Septem, inquit, agnas accipies de manu mea
22- 6 Ipse vero portabat in manibus ignem et gladium
-10 Extenditque manum, et arripuit gladium
-12 Non extendas manum tuam super puerum
24- 2 Pone manum tuam subter femur meum
- 9 Posuit ergo servus manum sub femore Abraham
-30 Cumque vidisset inaures et armillas in manibus sororis suæ
-47 Et armillas posui in manibus ejus
25-25 Egrediens, plantam fratris tenebat manu
27-16 Pelliculasq. hœdorum circumdedit manibus
-22 Vox Jacob est : sed manus, manus sunt Esaü
-23 Et non cognovit eum, quia pilosæ manus similitudinem majoris expresserant
30-29 Quanta in manibus meis fuerit possessio tua
-35 Tradidit in manu filiorum suorum
31-29 Valet manus mea reddere tibi malum
-42 Et laborem manuum mearum respexit Deus
32-11 Erue me de manu fratris mei Esaü
-16 Et misit per manus servorum suorum
33-10 Accipe munusculum de manibus meis
37-21 Nitebatur liberare eum de manibus eorum
-22 Manusque vestras servate innoxias
-27 Et manus nostræ non polluantur
38-18 Et armillam et baculum quem manu tenes
-27 Effusione infantium unus protulit manum
-29 Illo vero retrahente manum, egressus est alter
-30 Frater ejus, in cujus manu erat coccinum
39- 1 Emitq. eum Putiphar... de manu Ismaëlit.
- 3 Quæ gereret, ab eo dirigi in manu illius
-12 Qui, relicto in manu ejus pallio, fugit
-13 Cumque vidisset mulier vestem in manibus
-22 Qui tradidit in manu illius universos vinctos
40-11 Calicemque Pharaonis in manu mea
41-42 Tulitque annulum de manu sua, et dedit
42-37 Trade illum in manu mea
43- 9 Suscipio puerum : de manu mea require ill.
-26 Obtuleruntque ei munera, tenentes in manibus suis
46- 4 Joseph quoq. ponet manus suas super oculos
47-25 Responderunt : Salus nostra in manu tua est
-29 Pone manum tuam sub femore meo
48-14 Qui extendens manum dexteram, posuit
Qui major natu erat, commutans manus
-17 Quod posuisset pater suus dexteram manum
Apprehensam manum patris levare conatus est
-22 Quam tuli de manu Amorrhæi in gladio
49- 8 Manus tua in cervicibus inimicorum tuor.
-24 Et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Jacob
Exod. 2-19 Vir Ægyptius liberavit nos de manu pastor.

Exod. 2-22 Adjutor meus eripuit me de manu Pharao.
3- 8 Ut liberem eum de manibus Ægyptiorum
-19 Scio quod non dimittet vos rex Ægypti ut eatis, nisi per manum validam
-20 Extendam e. manum meam, et percutiam
4- 2 Quid est quod tenes in manu tua?
- 4 Extende manum tuam, et apprehende caud.
- 6 Mitte manum tuam in sinum tuum
- 7 Retrahe, ait, manum tuam in sinum tuum
-17 Virgam quoque hanc sume in manu tua
-20 Portans virgam Dei in manu sua
-21 Vide ut omnia ostenta quæ posui in manu tua, facias coram Pharaone
6- 1 Per manum enim fortem dimittet eos
- 8 In terram super quam levavi manum meam
7- 4 Immittamq. manum meam super Ægyptum
- 5 Qui extenderim manum meam super Ægyp.
-15 Et virgam... tolles in manu tua
-17 Ecce percutiam virga, quæ in manu mea est
8- 5 Extende manum tuam super fluvios
-17 Et extendit Aaron manum, virgam tenens
9- 3 Ecce manus mea erit super agros tuos
- 8 Tollite plenas manus cineris de camino
-15 Nunc enim extendens manum percutiam te
-22 Extende manum tuam in cœlum
-35 Sicut præceperat Dom. per manum Moysi
10-12 Extende manum tuam sup. terram Ægypti
-21 Extende manum tuam in cœlum
12-11 Tenentes baculos in manibus
13- 3 In manu forti eduxit vos Dominus de loco
- 9 Erit quasi signum in manu tua
In manu e. forti eduxit te Dominus de Æg.
-16 Erit igitur quasi signum in manu tua
14- 8 At illi egressi erant in manu excelsa
-16 Et extende manum tuam super mare
-21 Cumque extendisset Moyses manum super mare
-26 Extende manum tuam super mare
-27 Cumque extendisset Moyses manum contra mare
-30 Liberavitque...Israël de manu Ægyptiorum
-31 Et manum magnam, quam exercuerat Do.
15- 9 Interficiet eos manus mea
-12 Extendisti manum tuam, et devoravit eos
-17 Sanctuarium..quod firmaverunt manus tuæ
-20 Sumpsit ergo Maria prophetissa, soror Aaron, tympanum in manu sua
16- 3 Utinam mortui essemus per manum Dom.
17- 5 Et virgam... tolle in manu tua, et vade
- 9 Habens virgam Dei in manu mea
-11 Cumq. levaret Moyses manus, vincebat Isr.
-12 Manus autem Moysi erant graves
Aaron autem et Hur sustentabant manus ej.
Et factum est ut manus illius non lassarentur
-16 Quia manus solii Domini... erit contra Amalec
18- 9 Eo quod eruisset eum de manu Ægyptiorum
-10 Qui liberavit vos de manu Ægyptiorum, et de manu Pharaonis, qui eruit populum suum de manu Ægypti
19-13 Manus non tanget eum, sed lapidibus opprimetur
21-13 Sed Deus illum tradidit in manus ejus
-20 Et mortui fuerint in manibus ejus
-24 Manum pro manu, pedem pro pede
22- 8 Quod non extenderit manum in rem proximi
-11 Quod non extenderit manum ad rem proximi sui
23- 1 Nec junges manum tuam ut pro impio dicas
-31 Tradam in manibus vestr. habitatores terræ
24-11 Nec super eos... misit manum suam
28-41 Et cunctorum consecrabis manus, sanctificabisque
29- 9 Postquam initiaveris manus eorum
-15 Ponent Aaron et filii ejus manus
-19 Aaron et filii ejus ponent manus
-20 Super pollices manus eorum ac pedis dextri
-24 Ponesq. omnia super manus Aaron et filior.
-25 Suscipiesque universa de manibus eorum
-29 Et consecrentur manus eorum
-33 Et sanctificentur offerentium manus
-35 Septem diebus consecrabis manus eorum
30-19 Lavabunt in ea Aaron et filii ejus manus
32-11 In fortitudine magna, et in manu robusta
-15 Portans duas tabulas testimonii in manu sua
-19 Iratusque valde, projecit de manu tabulas
-29 Consecrastis manus vestras hodie Domino
33-23 Tollamque manum meam, et videbis poster.
35-29 Quæ jusserat Dominus per manum Moysi
38-21 Per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis
40-29 Laveruntque... manus suas et pedes
Levit. 1- 4 Ponetque manum super caput hostiæ
2- 8 Quam offerens Domino, trades manibus sacerdotis
3- 2 Ponetque manum super caput victimæ suæ

Levit. 3- 8 Ponet manum suam sup. caput victimæ suæ
-13 Ponet manum suam super caput ejus
4- 4 Ponetque manum super caput ejus
-15 Et ponent seniores populi manus sup. caput
-24 Ponetque manum suam super caput ejus
-29 Ponetque manum super caput hostiæ
-33 Ponet manum super caput ejus, et immol.
5-11 Quod si non quiverit manus ej. duos offerre
7-30 Tenebit manibus adipem hostiæ et pectusc.
8-14 Cumque super caput ejus posuisset Aaron, et filii ejus, manus suas
-18 Cum imposuissent Aaron et filii ejus manus
-22 Posueruntque super caput ejus., manus suas
-23 Tetigit... et pollicem manus ejus dextræ
-24 Et pollices manus ac pedis dextri
-28 Rursum suscepta de manibus eorum, adolevit
-36 Quæ locutus est Dominus per manum Moysi
9-22 Extendens manus ad populum, benedixit ei
10-11 Quæ locutus est Dominus ad eos per manum Moysi
11-27 Quod ambulat super manus... immundum erit
12- 8 Quod si non invenerit manus ejus
14-14 Super pollices manus dextræ et pedis
-15 Et de olei sextario mittet in manum suam sinistram
-17 Quod autem reliquum est olei in læva manu
Fundet... et super pollices manus ac pedis
-21 Quod si pauper est, et non potest manus ejus invenire quæ dicta sunt
-25 Et super pollices manus ejus ac pedis dextri
-27 In quo tingens digitum dextræ manus
-28 Tangetque... pollices manus ac pedis dextri
-29 Partem olei, quæ est in sinistra manu
15-11 Omnis, quem tetigerit qui talis est, non lotis ante manibus, lavabit vestimenta
16-12 Et hauriens manu compositum thymiama
-21 Et posita utraque manu super caput ejus
-32 Qui unctus fuerit, et cujus manus initiatæ sunt
21-10 Cujus manus in sacerdotio consecratæ sunt
-19 Si fracto pede, si manu, (-20) si gibbus, si lippus
22-25 De manu alienigenæ non offeretis panes
24-14 Et ponant omnes qui audierunt, manus suas
25-28 Quod si non invenerit manus ejus ut reddat
-35 Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum
-47 Si invaluerit apud vos manus advenæ
26-25 Trademini in manibus hostium
-45 Leges, quas dedit Dominus inter se et filios Israël in monte Sinaï per manum Moysi
Num. 3- 3 Et quorum repletæ et consecratæ manus
4-28 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron
-33 Eruntque sub manu Ithamar filii Aaron
-37 Juxta sermonem Domini per manum Moysi
-45 Juxta imperium Domini per manum Moysi
5-10 Et traditur manibus sacerdotis, ipsius erit
-18 Et ponet super manus illius sacrificium
-25 Tollet sacerdos de manu ejus sacrificium
6-19 Et tradet in manus Nazaræi
-21 Exceptis his quæ invenerit manus ejus
7- 8 Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
8-10 Ponent filii Israël manus suas super eos
-12 Ponent manus suas super capita boum
9-23 Juxta imperium ejus per manum Moysi
10- 9 Ut eruamini de manibus inimicorum vestr.
-13 Juxta imperium Domini in manu Moysi
11-23 Numquid manus Domini invalida est?
14-30 Terram, super quam levavi manum meam
20-11 Cumque elevasset Moyses manum
-20 Cum infinita multitudine et manu forti
21- 2 Si tradideris populum istum in manu mea
-34 Ne timeas eum, quia in manu tua tradidi
22- 7 Habentes divinationis pretium in manibus
24-10 Complosis manibus ait: Ad maledicendum
27-18 Et pone manum tuam super eum
-23 Et impositis capiti ejus manibus
31-49 Pugnatorum, quos habuimus sub manu nost.
33- 1 Per turmas suas in manu Moysi et Aaron
- 3 Altera die Phase, filii Israël in manu excelsa
35-21 Manu percusserit, et ille mortuus fuerit
-25 Liberabitur innocens de ultoris manu
36-13 Quæ mandavit Dominus per manum Moysi
Deut. 1-27 Ut traderet nos in manu Amorrhæi
2- 7 Benedixit tibi in omni opere manuum tuarum
-15 Cujus manus fuit advers. eos, ut interirent
-24 Ecce tradidi in manu tua Sehon regem
-30 Ut traderetur in manus tuas, sicut nunc vides
-36 Non fuit vicus et civitas, quæ nostras effugeret manus
3- 2 In manu tua traditus est cum omni populo

Deut. 3- 3 Tradidit ergo Dominus Deus noster in manibus nostris etiam Og regem Basan
- 8 De manu duorum regum Amorrhæorum
-11 Ad mensuram cubiti virilis manus
-24 Tu cœpisti ostendere servo tuo magnitudinem tuam, manumque fortissimam
4-28 Servietis diis, qui hom. manu fabricati sunt
-34 Per pugnam, et robustam manum
5-15 Memento quod... eduxerit te inde Dominus Deus tuus in manu forti
6- 8 Et ligabis ea quasi signum in manu tua
-21 Et eduxit nos Do. de Ægypto in manu forti
7- 8 Eduxitque vos in manu forti, et redemit... de manu Pharaonis regis Ægypti
-19 Signa atque portenta, manumque robustam
-24 Tradetque reges eorum in manus tuas
8-17 Fortitudo mea, et robur manus meæ
9-15 Duas tabulas fœderis utraque tenerem manu
-17 Projeci tabulas de manibus meis, confregiq.
-26 Quos eduxisti de Ægypto in manu forti
10- 3 Ascendi in montem, habens eas in manibus
11- 2 Qui non viderunt disciplinam Domini Dei vest., magnalia ejus et robustam manum
-18 Et suspendite ea pro signo in manibus
12- 6 Et offeretis... primitias manuum vestrarum
- 7 Ac lætabimini in cunctis ad quæ miseritis manum vos
-11 Decimas, et primitias manuum vestrarum
-17 Offerre volueris, et primitias manuum tuar.
-18 In cunctis ad quæ extenderis manum tuam
13- 9 Sit primum manus tua super eum
-17 Et non adhærebit de illo anathemate quidquam in manu tua
14-25 Et in pretium rediges, portabisque manu tua
-29 In cunctis operibus manuum tuarum quæ feceris
15- 7 Non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum
-10 Et in cunctis ad quæ manum miseris
-11 Ut aperias manum fratri tuo egeno et paup.
16-10 Oblationem spontaneam manus tuæ
-15 Et in omni opere manuum tuarum
17- 7 Manus testium prima interficiet eum, et manus reliqui populi extrema mittetur
19- 5 Et in succisione lignorum securis fugerit manu
-12 Tradentque in manu proximi
-21 Manum pro manu, pedem pro pede exiges
20-13 Cumque tradiderit Dominus Deus tuus illam in manu tua
21- 6 Lavabuntque manus suas super vitulam
- 7 Manus nostræ non effuderunt sanguinem hunc
-10 Et tradiderit eos Do. Deus tuus in manu tua
23-25 Franges spicas, et manu conteres
24- 1 Et dabit in manu illius, et dimittet eam
-19 Ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere manuum tuarum
25-11 Volensque uxor alterius eruere virum suum de manu fortioris, miseritque manum
-12 Abscides manum illius, nec flecteris super eam
26- 4 Suscipiensq. sacerdos cartallum de manu t.
- 8 Et eduxit nos de Ægypto in manu forti
27-15 Abominationem Domini, opus manuum artificum
28- 8 Et super omnia opera manuum tuarum
-12 Benedicetque cunctis operibus manuum t.
-32 Et non sit fortitudo in manu tua
30- 9 Et abundare te faciet Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum
31-29 Ut irritetis eum per opera manuum vestrar.
32-27 Manus nostra excelsa, et non Dominus, fecit
-36 Videbit quod infirmata sit manus
-39 Et non est qui de manu mea possit eruere
-40 Levabo ad cœlum manum meam, et dicam
-41 Et arripuerit judicium manus mea
33- 3 Omnes sancti in manu illius sunt
- 7 Introduc eum: manus ej. pugnabunt pro eo
-11 Et opera manuum illius suscipe
34- 9 Quia Moyses posuit super eum manus suas
-12 Et cunctam manum robustam, magnaque mirabilia, quæ fecit Moyses
Josue. 1-14 Omnes fortes manu, et pugnate pro eis
2-24 Tradidit Dominus omnem terram hanc in manus nostras
4-25 Ut discant... fortissimam Domini manum
6- 2 Ecce dedi in manu tua Jericho, et regem ej.
7- 7 Ut traderes nos in manus Amorrhæi
8- 1 Ecce tradidi in manu tua regem ejus
- 7 Tradetque eam Dom. Deus vester in manus
-18 Leva clypeum, qui in manu tua est
-26 Josuë vero non contraxit manum
9-11 Tollite in manibus cibaria ob longiss. viam
-25 Nunc autem in manu tua sumus

Josue. 9-26 Et liberavit eos de manu filiorum Israël
10- 6 Ne retrahas manus tuas ab auxilio servorum
- 8 In manus enim tuas tradidi illos
-19 Quos tradidit Dom. Deus in manus vestras
-30 Quam tradidit Dominus cum rege suo in manus Israel
-32 Tradiditq. Dominus Lachis in manus Israël
11- 8 Tradiditque illos Dominus in manus Israël
14- 2 Sicut præceperat Dominus in manu Moysi
17- 4 Dominus præcepit per manum Moysi
20- 5 Cumque ultor sanguinis eum fuerit persecutus, non tradent in manus ejus
- 9 Et non moreretur in manu proximi
21- 2 Dominus præcepit per manum Moysi
- 8 Sicut præcepit Dominus per manum Moysi
22- 9 Juxta imperium Domini in manu Moysi
-31 Et liberastis filios Israël de manu Domini
24- 8 Tradidi eos in manus vestras, et possedistis
-10 Benedixi vobis, et liberavi vos de manu ejus
-11 Et tradidi illos in manus vestras
Judic. 1- 2 Ascendet : Ecce tradidi terram in manus ej.
- 4 Tradidit... Pherezæum in manus eorum
- 6 Cæsis summitatibus manuum ejus ac pedum
- 7 Amputatis manuum ac ped. summitatibus
-35 Et aggravata est manus domus Joseph
2-14 Tradidit eos in manus diripientium
-15 Manus Do. super eos erat, sicut locutus est
-16 Qui liberarent eos de vastantium manibus
-23 Subvertere noluit, nec tradidit in manus Josue
3- 4 Mandata Domini quæ præceperat patribus eorum per manum Moysi
- 8 Tradidit eos in manus Chusan Rasathaim
-10 Et tradidit Dominus in manus ejus Chusan
-15 Qui utraque manu pro dextera utebatur
-16 Habentem in medio capulum longitudinis palmæ manus
-21 Extenditque Aod sinistram manum
-28 Tradidit e. Dom... Moabitas in manus nost.
4- 2 Et tradidit illos Dominus in manus Jabin
- 7 Et tradam eos in manu tua
- 9 Quia in manu mulieris tradetur Sisara
-14 In qua tradidit Dom. Sisaram in manus tuas
-24 Et forti manu opprimebant Jabin regem Chanaan
5-26 Sinistram manum misit ad clavum
6- 1 Qui tradidit illos in manu Madian sept. annis
- 9 Et liberavi de manu Ægyptiorum
-13 Nunc autem dereliquit nos Dominus, et tradidit in manu Madian
-14 Et liberabis Israël de manu Madian
-36 Si salvum facis per manum meam Israël
-37 Sciam quod per manum meam... liberabis Israel
7- 2 Nec tradetur Madian in manus ejus
- 6 Qui manu ad os projiciente lambuerunt aquas
- 7 Liberabo vos, et tradam in manu tua Madian
- 9 Quia tradidi eos in manu tua
-11 Tunc confortabuntur manus tuæ
-14 Tradidit enim Dom. in manus ejus Madian
-15 Tradidit enim Dominus in manus nostras castra Madian
-16 Et dedit tubas in manibus eorum lagenasq.
-18 Quando personuerit tuba in manu mea
-20 Tenuerunt sinistris manibus lampades
8- 3 In manus vestras Dom. tradidit principes
- 6 Forsitan palmæ manuum Zebee et Salmana in manu tua sunt
- 7 Cum ergo tradiderit Dominus Zebee et Salmana in manus meas
-15 Forsitan manus Zebee et Salmana in manibus tuis sunt
-34 Qui eruit eos de manibus inimicorum suor.
9-17 Ut erueret vos de manu Madian
-29 Utinam daret aliquis populum istum sub manu mea
10- 7 Do. iratus, tradidit eos in manus Philisthiim
-12 Clamastis ad me, et erui vos de manu eorum
11- 9 Tradideritque eos Dominus in manus meas
-21 Tradiditque eum Dominus in manus Israël
-30 Si tradideris filios Ammon in manus meas
-32 Quos tradidit Dominus in manus ejus
12- 3 Posui animam meam in manibus meis
Et tradidit eos Dominus in manus meas
13- 1 Qui tradidit eos in manus Philisthinorum
- 5 Et ipse incipiet liberare Israël de manu Philisthinorum
-23 De manibus nostris holocaustum et libamenta non suscepisset
14- 6 Nihil omnino habens in manu
- 9 Quem cum sumpsisset in manibus, comedebat
15-12 Ligare... te venimus, et tradere in manus Philisthinorum

Judic. 15-17 Projecit mandibulam de manu, et vocavit
-18 Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc
Incidamque in manus incircumcisorum
16-23 Tradidit Deus... Samson in manus nostras
-24 Tradidit Deus noster adversarium nostrum in manus nostras
17- 3 Ut de manu mea suscipiat filius meus
- 5 Implevitque unius filiorum suorum manum
-12 Implevitque Michas manum ejus
19-27 Jacebat ante ostium, sparsis in limine manibus
20-28 Cras enim tradam eos in manus vestras
Ruth. 1-13 Et egressa est manus Domini contra me
2- 2 Et colligam spicas, quæ fugerint manus metentium
3-15 Expande, inquit, pallium tuum quo operiris, et tene utraque manu
4- 5 Quando emeris agrum de manu mulieris
1 Reg. 2-13 Et habebat fuscinulam tridentem in manu sua
4- 3 Ut salvet nos de manu inimicorum nostror.
- 8 Quis nos salvabit de manu deorum sublimium istorum?
5- 4 Et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant
- 6 Aggravata est a. manus Dom. super Azotios
- 7 Quoniam dura est manus ejus super nos
- 9 Fiebat manus Domini per singulas civitates
-12 Fiebat... et gravissima valde manus Dei
6- 3 Scietis quare non recedat manus ej. a vobis
- 5 Si forte relevet manum suam a vobis
- 9 Sciemus quia nequaq. manus ejus tetigit nos
7- 3 Et eruet vos de manu Philisthiim
- 8 Ut salvet nos de manu Philisthinorum
-13 Facta est itaque manus Dom. super Philisth.
-14 Liberavitq. Israël de manu Philisthinorum
9- 8 Ecce inventa est in manu mea quarta pars
-16 Et salvabit populum meum, de manu Philisthinorum
10- 1 Et liberabis populum suum de manibus inimicorum ejus
- 4 Dabunt tibi duos panes, et accipies de manu eorum
- 7 Fac quæcumque invenerit manus tua
-18 Et erui vos de manu Ægyptiorum, et de manu omnium regum qui affligebant vos
11- 7 Misitque in omnes terminos Israel per manum nuntiorum, dicens
12- 3 Si de manu cujusquam munus accepi
- 4 Neque tulisti de manu alicujus quippiam
- 5 Quia non inveneritis in manu mea quippiam
- 9 Tradidit eos in manus Sisaræ magistri militiæ Hasor, et in manu Philisthinorum, et in manu regis Moab
-10 Erue nos de manu inimicorum nostrorum
-11 Et eruit vos de manu inimicorum vestrorum
-15 Erit manus Dom. super vos, et super patres
13-22 Non est inventus ensis et lancea in manu totius populi
14-10 Quia tradidit eos Dominus in manibus nost.
-12 Tradidit enim Dominus eos in manus Israël
-13 Ascendit autem Jonathan, manibus et pedibus reptans
-19 Ait Saül ad sacerdotem : Contrahe manum
-26 Nullusque applicuit manum ad os suum
-27 Summitatem virgæ, quam habebat in manu
Et convertit manum suam ad os suum
-34 Adduxit itaque omnis populus unusquisque bovem in manu sua usque ad noctem
-37 Si trades eos in manus Israël
-43 In summitate virgæ quæ erat in manu mea
-48 Et eruit Israël de manu vastatorum ejus
16- 2 Vitulum de armento tolles in manu tua
-16 Psallat manu sua, et levius feras
-20 Et misit per manum David filii sui Saüli
-23 Tollebat citharam, et percutiebat manu sua
17-22 Derelinquens ergo David vasa quæ attulerat, sub manu custodis ad sarcinas
-37 Dominus qui eripuit me de manu leonis, et de manu ursi, ipse me liberabit de manu Philisthæi hujus
-40 Et tulit baculum suum, quem semper habebat in manibus
Quam habebat secum, et fundam manu tulit
-46 Hodie, et dabit te Dominus in manu mea
-47 Et tradet vos in manus nostras
-49 Et misit manum suam in peram, tulitque
-50 Cumq. gladium non haberet in manu David
-57 Tulit eum Abner, et introduxit coram Saüle, caput Philisthæi habentem in manu
18-10 David autem psallebat manu sua
-17 Non sit manus mea in eum, sed sit super eum manus Philisthinorum
-21 Et sit super eum manus Philisthinorum
-25 Cogitabat tradere David in manus Philisthin.
19- 5 Et posuit animam suam in manu sua

1 Reg. 19- 9 Porro David psallebat manu sua
20-15 Et requirat Do. de manu inimicorum David
-16 Requisivit Do. de manu inimicorum David
21- 3 Nunc ergo si quid habes ad manum
- 4 Ait illi : Non habeo laïcos panes ad manum
- 8 Si habes hic ad manum hastam aut gladium
-13 Et collabebatur inter manus eorum
22- 6 Hastam manu tenens, cunctique servi ejus
-17 Nam manus eorum cum David est
Noluerunt autem servi regis extendere manus suas in sacerdotes Domini
23- 4 Ego enim tradam Philisthæos in manu tua
- 7 Et ait Saül : Tradidit eum Deus in manus meas
-11 Si tradent me viri Ceilæ in manus ejus?
-12 Si tradent me viri Ceilæ... in manus Saül?
-14 Et non tradidit eum Deus in manus ejus
-16 Confortavit manus ejus in Deo, dixitque ei
-17 Neque e. inveniet te manus Saül patris mei
-20 Nostrum autem erit ut tradamus eum in manus regis
24- 7 Ut mittam manum meam in eum
-11 Quod tradiderit te Dominus in manu mea
Non extendam manum meam in dom. meum
-12 Cognosce oram chlamydis tuæ in manu mea
Nolui extendere manum meam in te
Vide, quoniam non est in manu mea malum
-13 Manus autem mea non sit in te
-14 Manus ergo mea non sit in te
-16 Judicet causam meam, et eruat me de manu tua
-19 Quomodo tradiderit me Do. in manum tuam
-21 Et habiturus in manu tua regnum Israël
25- 8 Quodcumq. invenerit manus tua, da servis t.
-26 Et salvavit manum tuam tibi
-33 Prohibuisti... ne... ulciscerer me manu mea
-35 Suscepit ergo David de manu ejus omnia
-39 Benedictus Dominus qui judicavit causam opprobrii mei de manu Nabal
26- 8 Conclusit Deus inimicum tuum hodie in manus tuas
- 9 Quis e. extendet manum suam in Christum?
-11 Ne extendam manum meam in Christum
-18 Quid feci? aut quod est malum in manu mea?
-23 Tradidit e. te Dom. hodie in manum meam
Nolui extendere manum meam in Christum
27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül
Fugiam ergo manus ejus
28-15 Et exaudire me noluit neque in manu prophetarum, neque per somnia
-17 Dominus sicut locutus est in manu mea
Et scindet regnum tuum de manu tua
-19 Et dabit Dominus etiam Israël tecum in manus Philisthiim
Sed et castra Israël tradet Dominus in manus Philisthiim
-21 Et posui animam meam in manu mea
30-15 Et non tradas me in manus domini mei
-23 Et dedit latrunculos, qui eruperant adversum nos, in manus nostras
2 Reg. 1-14 Quare non timuisti mittere manum tuam
2- 7 Confortentur manus vestræ, et estote filii
3- 8 Et non tradidi te in manus David
-12 Fac mec. amicitias, et erit manus mea tecum
-18 In manu servi mei David salvabo populum meum Israël de manu Philisthiim
-34 Manus tuæ ligatæ non sunt
4- 1 Et dissolutæ sunt manus ejus
-11 Non quæram sanguinem ejus de manu vestra
-12 Præcidentesque manus et pedes eorum
5-19 Et si dabis eos in manu mea?
Quia tradens dabo Philisthiim in manu tua
-23 Si ascendam contra Philisthæos, et tradas eos in manus meas?
6- 6 Extendit Oza manum ad arcam Dei, et tenuit eam
8- 1 Tulit David frenum tributi de manu Philist.
-10 Et in manu ejus erant vasa aurea, et vasa
11-14 Misitque per manum Uriæ
12- 7 Ego unxi te... et ego erui te de manu Saül
-25 Misitque in manu Nathan prophetæ
13- 5 Faciat pulmentum ut comedam de manu ej.
- 6 Et cibum capiam de manu ejus
-10 Infer cibum in conclave, ut vescar de manu tua
-19 Impositisque manibus super caput suum
14-16 Ut liberaret ancill. suam de manu omnium
-19 Numquid manus Joab tecum est in om. istis?
15- 5 Extendebat manum suam, et apprehendens
16- 8 Et dedit Dominus regnum in manu Absalom
-21 Roborentur tecum manus eorum
17- 2 Quippe qui lassus est, et solutis manibus
18- 2 Et dedit populi tertiam partem sub manu Joab
Et tertiam partem sub manu Abisaï
Et tertiam partem sub manu Ethaï

2 *Reg.* 18-12 Si appenderes in manibus meis mille argenteos, nequaquam mitterem manum meam in filium regis
-14 Tulit ergo tres lanceas in manu sua
-18 Et appellatur Manus Absalom
-19 Et nuntiabo regi, quia judicium fecerit ei Dominus de manu inimicorum ejus
-28 Qui levaverunt manus suas contra dominum
-31 De manu omnium qui surrexerunt contra te
19- 9 Rex liberavit nos de manu inimicorum nost.
Ipse salvavit nos de manu Philisthinorum
20- 9 Et tenuit manu dextera mentum Amasæ
-21 Levavit manum suam contra regem David
21- 9 Et dedit eos in manus Gabaonitarum
-20 Senos in manibus pedibusq. habebat digitos
-22 Et ceciderunt in manu David, et servorum
22- 1 In die qua liberavit eum Do. de manu om. inimicorum suorum, et de manu Saül
-21 Et secundum munditiam manuum mearum reddet mihi
-25 Et secundum munditiam manuum mearum
-35 Docens manus meas ad prælium
23- 6 Quæ non tolluntur manibus
-10 Donec deficeret manus ejus, et obrigesceret
-21 Virum dignum spectaculo, habentem in manu hastam
Vi extorsit hastam de manu Ægyptii
24-14 Sed melius est ut incidam in manus Domini... quam in manus hominum
-16 Cumque extendisset manum suam Angelus
Sufficit : nunc contine manum tuam
-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me
3 *Reg.* 2-25 Misitque rex Salomon per manum Banaiæ
3- 1 Confirmatum est igitur regnum in manu Salomonis
8-15 Et in manibus ejus perfecit, dicens
-22 Et expandit manus suas in cœlum
-24 Et manibus perfecisti, ut hæc dies probat
-38 Et expanderit manus suas in domo hac
-41 Audietur enim nomen tuum magnum, et manus tua fortis, et brachium tuum
-54 Et manus expanderant in cœlum
10-19 Duæ manus hinc atque inde tenentes sedile
Et duo leones stabant juxta manus singulas
11-12 De manu filii tui scindam illud
-26 Mulier vidua : levavit manum contra regem
-31 Ego scindam regnum de manu Salomonis
-34 Nec auferam omne regnum de manu ejus
-35 Auferam autem regnum de manu filii ejus
12-15 Quod locutus fuerat in manu Ahiæ Silonitæ
13- 4 Extendit manum suam de altari, dicens
Et exaruit manus ejus, quam extenderat
- 6 Et ora pro me, ut restituatur manus mea
Et reversa est manus regis ad eum
-33 Quicumque volebat, implebat manum suam
14- 3 Tolle quoque in manu tua decem panes
-18 Quem locutus est in manu servi sui Ahiæ
-27 Et tradidit ea in manum ducum scutariorum
15-18 Dedit illud in manus servorum suorum
-29 Quod locutus fuerat in manu servi sui Ahiæ
16- 7 Cum autem in manu Jehu filii Hanani prophetæ verbum Domini factum esset
Ad irritandum eum in operibus manuum suarum
-12 Quod locutus fuerat ad Baasa in manu Jehu
-34 Quod locutus fuerat in manu Josuë filii Nun
17-11 Affer mihi... buccellam panis in manu tua
-16 Quod locutus fuerat in manu Eliæ
18- 9 Quoniam tradis me servum tuum in manu Achab
-46 Et manus Domini facta est super Eliam
19-18 Quod non adoravit eum osculans manus
20- 6 Quod eis placuerit, ponent in manibus suis
-13 Ecce, ego tradam eum in manu tua hodie
-28 Dabo omnem multitudinem hanc grandem in manu tua
-42 Dimisisti virum dignum morte de manu tua
22- 3 Negligimus tollere eam de manu regis Syr.
- 6 Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis
-12 Et tradet Dominus in manus regis
-15 Et tradet eam Dominus in manus regis
-34 Verte manum tuam, et ejice me de exercitu
4 *Reg.* 3-10 Congregavit nos... ut traderet in manus Moab
-11 Qui fundebat aquam super manus Eliæ
-13 Quare congregavit Dominus tres reges hos, ut traderet eos in manus Moab?
-15 Facta est super eum manus Domini, et ait
-18 Insuper tradet etiam Moab in manus vestras
4-29 Et tolle baculum meum in manu tua, et vade
-34 Posuitque... et manus suas super manus ej.
5-11 Et tangeret manu sua locum lepræ, et curaret me
-18 Et illo innitente super manum meam

4 *Reg.* 5-24 Tulit de manu eorum, et reposuit in domo
6- 7 Tolle. Qui extendit manum, et tulit illud
7- 2 Super cujus manum rex incumbebat
-17 Porro rex ducem illum, in cujus manu incumbebat, constituit ad portam
9- 1 Et tolle lenticulam olei hanc in manu tua
- 7 Et ulciscar... sanguinem omnium servorum Domini, de manu Jezabel
-23 Convertit autem Joram manum suam
-24 Porro Jehu tetendit arcum manu, et percussit
-35 Non invenerunt nisi calvariam, et pedes, et summas manus
10-10 Fecit quod locutus est in manu servi sui Eliæ
-15 Et ait Jonadab : Est. Si est, inquit, da manum tuam. Qui dedit ei manum suam
-24 Quos ego adduxero in manus vestras
11- 8 Habentes arma in manibus vestris
-11 Steterunt singuli habentes arma in manu sua
-12 Et plaudentes manu, dixerunt : Vivat rex
-16 Imposueruntque ei manus, et impegerunt
12-11 In manu eorum, qui præerant cæmentariis
13- 3 Et tradidit eos in manu Hazaël regis Syriæ, et in manu Benadad filii Hazaël, cunctis diebus
- 5 Et liberatus est de manu regis Syriæ
-16 Pone manum tuam super arcum
Et cum posuisset ille manum suam, superposuit Eliseus manus suas manibus regis
-25 Tulit urbes de manu Benadad filii Hazaël
Quas tulerat de manu Joachaz patris sui
14-27 Sed salvavit eos in manu Jeroboam filii Joas
16- 7 Ascende, et salvum me fac de manu regis Syriæ, et de manu regis Israël
17- 7 De manu Pharaonis regis Ægypti
-13 Per manum omnium prophetarum et videntium
In manu servorum meorum prophetarum
-20 Et tradidit eos in manu diripientium
-23 Sicut locutus fuerat in manu omnium servorum
-39 Et ipse eruet vos de manu omnium inimic.
18-17 Misit a. rex... cum manu valida, Jerusalem
-21 Comminutus ingredietur manum ejus
-29 Non enim poterit eruere vos de manu mea
-30 Et non tradetur civitas hæc in manu regis Assyriorum
-33 Numquid liberaverunt dii gentium terram suam de manu regis Assyriorum?
-34 Numquid liberaverunt Samariam de manu mea?
-35 Qui eruerunt regionem suam de manu mea
Ut possit eruere Do. Jerusal. de manu mea
19-10 Non tradetur Jerus. in manus regis Assyrior.
-14 Itaque cum accepisset Ezechias litteras de manu nuntiorum, et legisset eas
-18 Non enim erant dii, sed opera manuum hominum
-19 Deus noster, salvos nos fac de manu ejus
-23 Per manum servorum tuorum exprobrasti
-26 Et qui sedent in eis, humiles manu
20- 6 Sed et de manu regis Assyriorum liberabo te
21-10 Locutusq. est Dom. in manu servorum suor.
-14 Et tradam eas in manus inimicorum ejus
22-17 Irritantes me in cunctis operibus manuum
1 *Par.* 4-10 Si benedicens benedixerit mihi... et fuerit manus tua mecum
5-20 Traditique sunt in manus eorum Agarei
6-15 Quando transtulit Dominus Judam et Jerusalem per manus Nabuchodonosor
11- 3 Quem locutus est in manu Samuël
-23 Et rapuit hastam, quam tenebat manu
12- 2 Et utraque manu fundis saxa jacientes
-17 Cum ego iniquitatem in manibus non habeam
13- 9 Tetendit Oza manum suam, ut sustentaret
14-10 Et si trades eos in manu mea?
Ascende, et tradam eos in manu tua
-11 Divisit Deus inimicos meos per manum m.
18- 1 Et tolleret Geth, et filias ejus, de manu Philisthiim
-17 Porro filii David primi ad manum regis
19-11 Reliquam autem partem populi dedit sub manu Abisaï fratris sui
20- 7 Qui ceciderunt in manu David, et servorum
21-13 Sed melius mihi est, ut incidam in manus Domini... quam in manus hominum
-15 Sufficit, jam cesset manus tua
-16 Vidit... et evaginatum gladium in manu ej.
-17 Domine Deus meus, vertatur, obsecro, manus tua in me
22-18 Et tradiderit o. inim. vestros in manus vest.
23-28 Et erunt sub manu filiorum Aaron in cultum
24-19 Sub manu Aaron patris eorum
25- 2 Sub manu Asaph prophetantis juxta regem

1 *Par.* 25- 3 Sex, sub manu patris sui Idithun
- 6 Universi sub manu patris sui ad cantandum
26-28 Qui sanctificaverant ea per manum Selemith
28-19 O. inquit, venerunt scripta manu Do. ad me
29- 5 Opera fiant per manus artificum
Si quis sponte offert, impleat manum suam
- 8 Per manum Jahiel Gersonitis
-12 In manu tua virtus et potentia : in manu tua magnitudo, et imperium omnium
-14 Et quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi
-16 De manu tua est, et tua sunt omnia
-24 Et cuncti filii regis David dederunt manum
2 *Par.* 6-12 Et extendit manus suas
-29 Et expanderit manus suas in domo hac
-32 Et propter manum tuam robustam
8-18 Misit autem ei Hiram per manus servorum suorum naves
10-15 Quem locutus fuerat per manum Ahiæ
12- 5 Et ego reliqui vos in manu Sesac
- 7 Et non stillabit furor meus super Jerusalem per manum Sesac
13- 9 Initiaverit manum suam in tauro de bobus
-16 Et tradidit eos Deus in manu eorum
15- 7 Confortamini, et non dissolvantur manus v.
16- 7 Idcirco evasit Syriæ regis exerc. de manu tua
- 8 Quos, cum Domino credidisses, tradidit in manu tua
17- 5 Confirmavitque Dom. regnum in manu ejus
-19 Hi omnes erant ad manum regis
18- 5 Et tradet Deus in manu regis
-11 Et tradet eos Dominus in manu regis
-14 Et tradentur hostes in manus vestras
-33 Converte manum tuam, et educ me de acie
20- 6 In manu tua est fortitudo et potentia
21-10 Et Lobna recessit, ne esset sub manu illius
23-11 Dederuntque in manu ejus tenendam legem
-15 Et imposuerunt cervicibus ejus manus
-18 Sub manibus sacerdotum et Levitarum
24-11 Cumque tempus esset ut deferrent arcam coram rege per manus Levitarum
-13 Obducebatur parietum cicatrix per manus eorum
-24 Tradidit Dominus in manibus eorum infinitam multitudinem
25-15 Cur adorasti deos, qui non liberaverunt populum suum de manu tua?
-20 Ut traderetur in manus hostium propt. deos
26-11 Qui procedebant ad prælia sub manu Jehiel scribæ, et sub manu Hananiæ
-19 Tenens in manu thuribulum, ut adoleret
28- 5 Tradiditque eum Dominus Deus ejus in manu regis Syriæ
Manibus quoque regis Israël traditus est
- 9 Tradidit eos in manibus vestris, et occidistis
29-23 Imposueruntque manus suas super eos
-25 Præceptum fuit per manum prophetarum
-31 Implestis manus vestras Domino, accedite
30- 6 Quæ effugerunt manum regis Assyriorum
- 8 Tradite manus Domino, et venite ad sanctuarium
-12 In Juda vero facta est manus Domini
-16 Sacerdotes vero suscipiebant effundendum sanguinem de manibus Levitarum
31-13 Præpositi sub manibus Choneniæ, et Semeï
32-11 Liberet vos de manu regis Assyriorum
-13 Liberare regionem suam de manu mea
-14 Qui potuerit eruere populum suum de manu mea
Ut possit etiam Deus vester eruere vos de hac manu
-15 Liberare populum suum de manu mea, et de manu patrum meorum
Nec Deus vester poterit eruere vos de manu mea
-17 Sicut dii cæterarum gentium non potuerunt liberare populum suum de manu mea
Eruere non poterit populum s. de manu ista
-19 Sicut adversum deos populorum terræ, opera manuum hominum
-22 De manu Sennacherib regis Assyriorum, et de manu omnium
33- 8 Cæremonias atq. judicia per manum Moysi
34-10 Tradider. in manibus eorum qui præerant
-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Domini per manum Moysi
-16 Omnia quæ dedisti in manu servorum tuor.
-25 Ut me ad iracundiam provocarent in cunctis operibus manuum suarum
35- 6 Quæ locutus est Dominus in manu Moysi
-11 Asperseruntq. sacerdotes manu sua sanguin.
36-15 Per manum nuntiorum suorum
-17 Sed omnes tradidit in manibus ejus
1 *Esdr.* 1- 6 Adjuverunt manus eorum in vasis argenteis
- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum per manum Mithridatis filii Gazabar

1 Esdr. 3-10 Ut laudarent Deum per manus David regis
4- 4 Ut pop. terræ impediret manus populi Judæ
5- 8 Extruitur, et crescit in manibus eorum
-12 Tradidit eos in manus Nabuchodonosor reg.
6-12 Qui extenderit manum suam ut repugnet
-22 Ut adjuvaret manus eorum in opere domus
7- 6 Et dedit ei rex, secundum manum Domini
- 9 Juxta manum Dei sui bonam super se
-14 In lege Dei tui, quæ est in manu tua
-25 Secundum sapientiam Dei tui, quæ est in manu tua
-28 Et ego confortatus manu Domini Dei mei
8-18 Et adduxerunt nobis per manum Dei nostri
-22 Manus Dei nostri est super omnes
-26 Appendi in manibus eorum argenti talenta
-31 Et manus Dei nostri fuit super nos, et liberavit nos de manu inimici
-33 Per manum Meremoth filii Uriæ sacerdotis
9- 2 Manus etiam principum et magistratuum fuit
- 5 Et expandi manus meas ad Do. Deum meum
- 7 Sacerdotes nostri, in manum regum terrar.
-11 Quæ præcepisti in manu servorum tuorum
10-19 Et dederunt manus suas ut ejicerent uxores
2 Esdr. 1-10 Quos redemisti... et in manu tua valida
2- 8 Dedit mihi rex juxta manum Dei mei bonam
-18 Et indicavi eis manum Dei mei, quod esset bona mecum
Et confortatæ sunt manus eorum in bono
4-17 Una manu sua faciebat opus
6- 5 Et epistolam habebat in manu sua scriptam
- 9 Quod cessarent manus nostræ ab opere
Quam ob caus. magis confortavi manus m.
8- 6 Amen, amen : elevans manus suas
-14 Et invenerunt scriptum in lege, præcepisse Dominum in manu Moysi
9-14 Et legem præcepisti eis in manu Moysi servi
-15 Super quam levasti manum tuam, ut traderes eis
-24 Dedisti eos in manu eorum, et reges eorum
-27 Dedisti eos in manu hostium suorum
Qui salvarent eos de manu hostium suorum
-28 Dereliquisti eos in manu inimicor. suorum
-30 Contestatus es eos... per manum prophetarum tuorum
Et tradidisti eos in manu populorum terrar.
10-29 Quam dederat in manu Moysi servi Dei
-31 Dimittemus... exactionem universæ manus
11-24 De filiis Zara filii Juda in manu regis
13-21 Si secundo hoc feceritis, manum mittam in vos
Tobiæ. 2-19 De labore manuum suarum victum, quem consequi poterat, deferebat
11-10 Data manu puero, occurrit obviam filio suo
13- 2 Et non est qui effugiat manum tuam
-11 Castigavit te Dominus in operibus manuum
Judith. 6- 7 Traderent eum in manus filiorum Israël
- 9 Ligaverunt Achior ad arborem manibus et pedibus
7-13 Vendidit nos Deus in manibus eorum
-17 Ut jam tradatis civitatem in manus militiæ Holofernis
9-15 Cum manus fœminæ dejecerit eum
11-12 Volunt consumere quæ nec manibus deberent contingere
-20 Ut des illum tu in manibus nostris
12- 4 Donec faciat Deus in manu mea hæc quæ cogitavi
13- 7 Respice in hac hora ad opera manuum mearum
-18 Et interfecit in manu mea hostem populi
-19 Per manum fœminæ percussit illum Dom.
-27 Incidit hac nocte in manu mea
14-13 Vagao... plausum fecit manibus suis
15-11 Ideo et manus Domini confortavit te
16- 4 Ut eriperet nos de manu omnium inimicor.
- 7 Tradidit eum in manus fœminæ
Esth. 1- 5 Quod regio cultu et manu consitum erat
2- 3 Tradant eas... sub manu Egei eunuchi
-14 Quæ sub manu Susagazi eunuchi erant
3- 6 Pro nihilo duxit in unum Mardochæum mittere manus suas
-10 Tulit ergo rex annulum... de manu sua
5- 2 Extendit contra eam virgam auream, quam tenebat manu
8- 4 Sceptrum aureum protendit manu
- 7 Quia ausus est manum mittere in Judæos
9- 2 Ut extenderent manum contra inimicos
12- 2 Quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere
14- 4 Periculum meum in manibus meis est
- 8 Tradidisti nos in manus inimicorum nostr.
- 8 Sed robur manuum suarum, idolorum potentiæ deputantes
-14 Nos autem libera manu tua, et adjuva me

Esth. 14-19 Libera nos de manu iniquorum et erue me
15- 2 Quomodo nutrita sis in manu mea
Job. 1-10 Operibus manuum ejus benedixisti
-11 Sed extende paululum manum tuam
-12 Ecce, universa quæ habet, in manu tua sunt
Tantum in eum ne extendas manum tuam
2- 5 Alioquin mitte manum tuam, et tange os ej.
- 6 Ecce in manu tua est, verumtamen animam illius serva
-10 Si bona suscepimus de manu Dei
4- 3 Ecce docuisti multos, et manus lassas roborasti
5-12 Ne possint implere manus eorum quod cœperant
-15 Salvum faciet... de manu violenti pauperem
-18 Percutit, et manus ejus sanabunt
-20 Eruet te... in bello de manu gladii
6- 9 Solvat manum suam, et succidat me
-23 Liberate me de manu hostis, et de manu robustorum eruite me
8- 4 Et dimisit eos in manu iniquitatis suæ
-12 Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu
-20 Nec porriget manum malignis
9-24 Terra data est in manus impii
-30 Si... fulserint velut mundissimæ manus meæ
-33 Et ponere manum suam in ambobus
10- 3 Et opprimas me opus manuum tuarum
- 7 Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere
- 8 Manus tuæ fecerunt me et plasmaverunt me
11-13 Et expandisti ad eum manus tuas
-14 Si iniquitatem, quæ est in manu tua, abstuleris a te
12- 6 Cum ipse dederit omnia in manus eorum
- 9 Quis ignorat quod omnia hæc manus Domini fecerit?
-10 In cujus manu anima omnis viventis
13-14 Animam meam porto in manibus meis
-21 Manum tuam longe fac a me
14-15 Operi manuum tuarum porriges dexteram
15-23 Novit quod paratus sit in manu ejus tenebrarum dies
-25 Tetendit e. adversus Deum manum suam
-32 Et manus ejus arescent
16-12 Deus... manibus impiorum me tradidit
-18 Hæc passus sum absque iniquitate manus meæ
17- 3 Et cujusvis manus pugnet contra me
- 9 Et mundis manibus addet fortitudinem
19-21 Quia manus Domini tetigit me
20-10 Et manus illius reddent ei dolorem suum
21-16 Quia non sunt in manu eorum bona sua
22-30 Salvabitur a. in munditia manuum suarum
23- 2 Manus plagæ meæ aggravata est super gemitum meum
26-13 Et obstetricante manu ejus, eductus est coluber
27-11 Docebo vos per manum Dei
-22 De manu ejus fugiens fugiet
-23 Stringet super eum manus suas
28- 9 Ad silicem extendit manum suam
29-20 Arcus meus in manu mea instaurabitur
30- 2 Quorum virtus manuum mihi erat pro nihilo
-21 Et in duritia manus tuæ adversaris mihi
-24 Non ad consumptionem eorum emittis manum tuam
31- 7 Et si manibus meis adhæsit macula
-21 Si levavi super pupillum manum meam
-25 Et quia plurima reperit manus mea
-27 Osculatus sum manum meam ore meo
34-19 Opus enim manuum ejus sunt universi
-20 Et auferent violentum absque manu
35- 7 Aut quid de manu tua accipiet?
36-32 In manibus abscondit lucem, et præcepit ei
37- 7 Qui in manu omnium hominum signat
39-34 Manum meam ponam super os meum
40-27 Pone super eum manum tuam
Psal. 7- 4 Si est iniquitas in manibus meis
8- 7 Constituisti eum super opera manuum tuar.
9-17 In operibus manuum suarum comprehensus est peccator
H. 10-12 Exurge, Domine Deus, exaltetur manus tua
-14 Ut tradas eos in manus tuas
16-14 (*Eripe frameam tuam*) ab inimicis manus tuæ
17- 1 In die qua eripuit eum Dominus de manu omnium inimicorum ejus, et de manu Saül, et dixit
-21 Secundum puritatem manuum mearum retribuet mihi
-25 Secundum puritatem manuum mearum
-35 Qui docet manus meas ad prælium
18- 2 Et opera manuum ejus annuntiat firmamentum
20- 9 Inveniatur manus tua omnibus inimicis

Psal. 21-17 Foderunt manus meas et pedes meos
-21 Erue... de manu canis unicam meam
23- 4 Innocens manibus et mundo corde
25- 6 Lavabo inter innocentes manus meas
-10 In quorum manibus iniquitates sunt
27- 2 Dum extollo manus meas ad templum sanct.
- 4 Secundum opera manuum eorum tribue illis
- 5 Et in opera manuum ejus destrues illos
30- 6 In manus tuas commendo spiritum meum
- 9 Nec conclusisti me in manibus inimici
-16 In manibus tuis sortes meæ
Eripe me de manu inimicorum meorum
31- 4 Die ac nocte gravata est super me manus tua
34-10 Eripiens inopem de manu fortiorum ejus
35-12 Et manus peccatoris non moveat me
36-24 Quia Dominus supponit manum suam
-33 Non derelinquet eum in manibus ejus
37- 3 Confirmasti super me manum tuam
38-12 A fortitudine manus tuæ ego defeci
43- 3 Manus tua gentes disperdidit, et plantasti
-21 Si expandimus manus nostras ad deum alienum
46- 2 Omnes gentes, plaudite manibus
48-16 Deus redimet animam meam de manu inferi
54-21 Extendit manum suam in retribuendo
57- 3 In terra injustitias manus vestræ concinnant
-11 Manus suas lavabit in sanguine peccatoris
62- 5 Et in nomine tuo levabo manus meas
-11 Tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt
67-32 Æthiopia præveniet manus ejus Deo
70- 4 Eripe me de manu peccatoris, et de manu contra legem agentis et iniqui
72-13 Et lavi inter innocentes manus meas
-24 Tenuisti manum dexteram meam
73- 3 Leva manus tuas in superbias eorum in finem
-11 Ut quid avertis manum tuam et dexteram
74- 9 Calix in manu Dom. vini meri plenus mixto
75- 6 Nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis
76- 3 Manibus meis nocte contra eum
-21 Deduxisti sicut oves populum tuum in manu Moysi et Aaron
77-42 Non sunt recordati manus ejus, die qua redemit eos de manu tribulantis
-61 Et pulchritudinem eorum in manu inimici
79-18 Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ
80- 7 Manus ejus in cophino servierunt
-15 Super tribulantes eos misissem manum m.
81- 4 Et egenum de manu peccatoris liberate
87- 6 Et ipsi de manu tua repulsi sunt
-10 Expandi ad te manus meas
88-14 Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua
-22 Manus enim mea auxiliabitur ei
-26 Et ponam in mari manum ejus
-49 Eruet animam suam de manu inferi
89-17 Opera manuum nostrarum dirige super nos
Et opus manuum nostrarum dirige
90-12 In manibus portabunt te : ne forte offendas
91- 5 In operibus manuum tuarum exultabo
94- 4 Quia in manu ejus sunt omnes fines terræ
- 5 Et siccam manus ejus formaverunt
- 7 Nos populus pascuæ ejus, et oves manus ejus
96-10 De manu peccatoris liberabit eos
97- 8 Flumina plaudent manu, simul montes exul.
101-26 Et opera manuum tuarum sunt cœli
103-25 Hoc mare magnum, et spatiosum manibus
-28 Aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate
105-10 Et salvavit eos de manu odientium
Et redemit eos de manu inimici
-26 Et elevavit manum suam super eos
-41 Et tradidit eos in manus gentium
-42 Et humiliati sunt sub manibus eorum
106- 2 Quos redemit de manu inimici
108-27 Et sciant quia manus tua hæc
110- 7 Opera manuum ejus, veritas et judicium
113- 4 Argent. et aurum, opera manuum homin.
- 7 Manus habent, et non palpabunt
118-48 Et levavi manus meas ad mandata tua
-73 Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt me
-109 Anima mea in manibus meis semper
-173 Fiat manus tua ut salvet me
120- 5 Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam
122- 2 Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum
Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ
124- 3 Ut non extendant justi ad iniquitatem manus
126- 4 Sicut sagittæ in manu potentis
127- 2 Labores manuum tuarum quia manducabis
128- 7 De quo non implevit manum suam qui metit
133- 2 In noctibus extollite manus vestras in sancta

Psal. 134-15 Argentum et aurum, opera manuum hom.
135-12 In manu potenti, et brachio excelso
137- 7 Et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam
- 8 Opera manuum tuarum ne despicias
138- 5 Et posuisti super me manum tuam
-10 Etenim illuc manus tua deducet me
139- 5 Custodi me, Domine, de manu peccatoris
140- 2 Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum
142- 5 In factis manuum tuarum meditabar
- 6 Expandi manus meas ad te
143- 1 Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prælium
- 7 Emitte manum tuam de alto, eripe me, et libera me... de manu filiorum alienorum
-11 Et erue me de manu filiorum alienorum
144-16 Aperis tu manum tuam : et imples omne
149- 6 Et gladii ancipites in manibus eorum
Prov. 1-24 Extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret
6- 1 Defixisti apud extraneum manum tuam
- 3 Quia incidisti in manum proximi tui
- 5 Eruere quasi damula de manu, et quasi avis de manu aucupis
-10 Paululum conseres manus, ut dormias
-17 Manus effundentes innoxium sanguinem
10- 4 Egestatem operata est manus remissa
Manus autem fortium divitias parat
11-21 Manus in manu non erit innocens malus
12-14 Juxta opera manuum suarum retribuetur ei
-24 Manus fortium dominabitur
13-11 Quæ autem paulatim colligitur manu, multiplicabitur
14- 1 Insipiens extructam quoq. manibus destruet
16- 5 Etiam si manus ad manum fuerit, non est innocens
17-18 Stultus homo plaudet manibus, cum spoponderit pro amico suo
18-21 Mors et vita in manu linguæ
19-24 Abscondit piger manum suam sub ascella
21- 1 Ita cor regis in manu Domini
-25 Noluerunt e. quidquam manus ejus operari
22-26 Noli esse cum his qui defigunt manus suas
24-33 Pauxillum manus conseres, ut quiescas
26- 9 Quomodo si spina nascatur in manu temulenti
-15 Abscondit piger manum sub ascella sua
30- 4 Quis continuit spiritum in manibus suis ?
-28 Stellio manibus nititur, et moratur in ædibus
-32 Si e. intellexisset, ori suo imposuisset manum
31-13 Et operata est consilio manuum suarum
-16 De fructu manuum suarum plantavit vineam
-19 Manum suam misit ad fortia
-20 Manum suam aperuit inopi
-31 Date ei de fructu manuum suarum
Eccle. 2-11 Ad univ. opera, quæ fecerant manus meæ
-24 Et hoc de manu Dei est
4- 5 Stultus complicat manus suas, et comedit
- 6 Melior est pugillus cum requie, quam plena utraque manus cum labore
5- 5 Dissipet cuncta opera manuum tuarum
7-19 Sed et ab illo ne subtrahas manum tuam
-27 Vincula sunt manus illius qui placet Deo
9- 1 Sunt... sapientes, et opera eor. in manu Dei
-10 Quodcumque facere potest manus tua
10-18 In infirmitate manuum perstillabit domus
11- 6 Et vespere ne cesset manus tua
Cant. 5- 4 Dilectus meus misit manum suam per foramen
- 5 Manus meæ stillaverunt myrrham
-14 Manus illius tornatiles aureæ, plenæ hyacin.
7- 1 Monilia quæ fabricata sunt manu artificis
Sap. 1-12 Neque acquiratis perditionem in operibus manuum vestrarum
-16 Impii a. manibus et verbis accersierunt illam
2-18 Et liberabit eum de manibus contrariorum
3- 1 Justorum autem animæ in manu Dei sunt
-14 Spado, qui non operatus est per manus suas iniquitatem
5-17 Ideo accipient regnum decoris, et diadema speciei de manu Domini
7-11 Et innumerabilis honestas per manus illius
-16 In manu e. illius et nos et sermones nostri
8-12 Manus ori suo imponent
-18 Et in operibus manuum illius honestas
10-20 Victricem manum tuam laudaverunt pariter
11- 1 Direxit opera eorum in manibus prophetæ
-18 Omnipotens manus tua, quæ creavit orbem
13-10 Qui appellaverunt deos opera manuum hominum
Aut lapidem inutilem opus manus antiquæ
14- 6 Quæ manu tua erat gubernata
Sap. 14- 8 Per manus autem quod fit idolum, maledictum est
15-15 Neque digiti manuum ad tractandum
-17 Mortalis, mortuum fingit manibus iniquis
16-15 Sed tuam manum effugere impossibile est
19- 3 Adhuc enim inter manus habentes luctum
- 8 O. natio transivit, quæ tegebatur tua manu
Eccli. 2-14 Væ... labiis scelestis, et manibus malefacientibus
-22 Incidemus in manus Domini, et non in manus hominum
4- 9 Qui injuriam patitur de manu superbi
-22 Et tradet eum in manus inimici sui
-36 Non sit porrecta manus tua ad accipiendum
5-14 Sin autem, sit manus tua super os tuum
7-36 Et pauperi porrige manum tuam
8- 1 Ne forte incidas in manus illius
9-24 In manu artificum opera laudabuntur
10- 4 In manu Dei potestas terræ
- 5 In manu Dei prosperitas hominis
11- 6 Gloriosi traditi sunt in manus alterorum
12-19 Caput suum movebit, et plaudet manu
13- 9 Humiliare Deo, et expecta manus ejus
14-25 Statuet casulam suam ad manus illius
15-14 Et reliquit illum in manu consilii sui
-17 Ad quod volueris, porrige manum tuam
21-22 Et quasi vincula manuum super manum dextram
22- 2 Et omnis, qui tetigerit eum, excutiet manus
25-32 Manus debiles, et genua dissoluta
-35 Si non ambulaverit ad manum tuam
27-21 Et sicut qui dimittit avem de manu sua
29- 1 Et qui prævalet manu, mandata servat
- 5 Donec accipiant, osculantur manus dantis
-33 Et quæ in manu habes, ciba cæteros
31-16 Ne extendas manum tuam prior
-21 Prior illis ne extendas manum tuam
33-13 Quasi lutum figuli in manu ipsius
-14 Sic homo in manu illius, qui se fecit
-22 Quam te respicere in manus filiorum tuor.
-26 Laxa manus illi, et quærit libertatem
35-10 Et non minuas primitias manuum tuarum
-12 Adinventionem facito manuum tuarum
36- 3 Alleva manum tuam super gentes alienas
- 7 Glorifica manum, et brachium dextrum
38-10 Averte a delicto, et dirige manus
-13 Quando in manus illorum incurras
-15 Qui fecit eum, incidet in manus medici
-35 Omnes hi in manibus suis speraverunt
40-14 In aperiendo manus suas lætabitur
42- 7 Ubi manus multæ sunt, claude
43-13 Manus Excelsi aperuerunt illum
45-18 Complevit Moyses manus ej., et unxit illum
46- 3 Quam gloriam adeptus est in tollendo manus suas
47- 5 In tollendo manum, saxo fundæ dejecit
48-20 Et sustulit manum suam contra illos
Et extulit manum suam in Sion
-21 Tunc mota sunt corda, et manus ipsorum
-22 Et expandentes manus suas, extulerunt
-23 Purgavit eos in manu Isaiæ sancti prophetæ
49- 8 Desertas fecerunt vias ipsius in manu Jerem.
-13 Nam et ipse quasi signum in dextera manu
50-13 In accipiendo a. partes de manu sacerdotum
-15 Oblatio autem Domini in manibus ipsorum
-16 Porrexit manum suam in libatione, et libavit
-22 Manus suas extulit in omn. congregationem
51- 5 De manibus quærentium animam meam
-12 Et liberas eos de manibus gentium
-26 Manus meas extendi in altum
Isai. 1-12 Quis quæsivit hæc de manibus vestris
-15 Et cum extenderitis manus vestras, avertam
Manus enim vestræ sanguine plenæ sunt
-25 Et convertam manum meam ad te
2- 8 Opus manuum suarum adoraverunt
3- 6 Princeps esto noster, ruina autem hæc sub manu tua
-11 Retributio enim manuum ejus fiet ei
5-12 Nec opera manuum ejus consideratis
-25 Et extendit manum suam super eum
Sed adhuc manus ejus extenta
6- 6 In manu ejus calculus, quem forcipe tulerat
8-11 Sicut in manu forti erudivit me, ne irem
9-12 Sed adhuc manus ejus extenta
-17 Sed adhuc manus ejus extenta
-21 Sed adhuc manus ejus extenta
10- 4 Sed adhuc manus ejus extenta
- 5 In manu eorum indignatio mea
-10 Quomodo invenit manus mea regna idoli
-13 Dixit enim : In fortitudine manus meæ feci
-14 Et invenit quasi nidum manus mea fortitud
-32 Agitabit manum suam super montem
11- 8 Qui ablactatus fuerit, manum suam mittet
-11 Adjiciet Dominus secundo manum suam
-14 Idumæa et Moab præceptum manus eorum
Isai. 11-15 Et levabit manum suam super flumen
13- 2 Exaltate vocem, levate manum
- 7 Propter hoc, omnes manus dissolventur
14-26 Et hæc est manus extenta super univ. gentes
-27 Et manus ejus extenta : et quis avertet eam
17- 8 Et non inclinabitur ad altaria, quæ fecerunt manus ejus
19- 4 Et tradam Ægyptum in manu dominorum
-16 Et timebunt a facie commotionis manus Do.
-25 Et opus manuum mearum Assyrio
20- 2 Locutus est Dominus in manu Isaïæ filii Amos
22-21 Et potestatem tuam dabo in manu ejus
23-11 Manum suam extendit super mare
25-10 Quia requiescet manus Domini in monte isto
-11 Extendet manus suas sub eo, sicut extendit
Et humiliabit gloriam ejus cum allisione manuum ejus
26-11 Domine, exaltetur manus tua, et non videant
28- 4 Statim ut manu tenuerit, devorabit illud
29-23 Sed cum viderit filios suos, opera manuum mearum
31- 3 Et Dominus inclinabit manum suam
- 7 Quæ fecerunt vobis manus vestræ in peccat.
33-15 Et excutit manus suas ab omni munere
34-17 Et manus ejus divisit eam illis in mensuram
35- 3 Confortate manus dissolutas, et genua debilia
36- 2 Et misit rex Assyriorum Rabsacen... ad regem Ezechiam in manu gravi
- 6 Intrabit in manum ejus, et perforabit eam
-15 Non dabitur civitas ista in manu regis Assyriorum
-18 Numq. liberaverunt dii gentium unusquisq. terram suam de manu regis Assyriorum?
-19 Numquid liberaverunt Samariam de manu mea ?
-20 Qui eruerit terram suam de manu mea
Ut eruat Dominus Jerusalem de manu mea
37-10 Non dabitur Jerusalem in manu regis Assyriorum
-14 Et tulit Ezechias libros de manu nuntiorum
-19 Non e. erant dii, sed opera manuum hom.
-20 Domine Deus noster, salva nos de manu ej.
-24 In manu servorum tuorum exprobrasti Do.
-27 Habitatores earum breviata manu contremuerunt
38- 6 Et de manu regis Assyriorum eruam te
40- 2 Suscepit de manu Domini duplicia
41-13 Do. Deus tuus apprehendens manum tuam
-20 Intelligant pariter quia manus Do. fecit hoc
42- 6 Et apprehendi manum tuam, et servavi te
43-13 Et non est qui de manu mea eruat
44- 5 Et hic scribet manu sua : Domino
45- 9 Quid facis, et opus tuum absq. manibus est ?
-11 Et super opus manuum mearum mandate
-12 Manus meæ tetenderunt cœlos
47- 6 Et dedi eos in manu tua
-14 Non liberabunt animam suam de manu flammæ
48-13 Manus quoque mea fundavit terram
49- 2 In umbra manus suæ protexit me
-16 Ecce in manibus meis descripsi te
-22 Ecce levabo ad gentes manum meam
50- 2 Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea
-11 De manu mea factum est hoc vobis
51-16 Et in umbra manus meæ protexi te
-17 Quæ bibisti de manu Dom. calicem iræ ejus
-18 Et non est qui apprehendat manum ejus
-22 Ecce tuli de manu tua calicem soporis
-23 Ponam illum in manu eorum, qui te humil.
53-10 Et voluntas Domini in manu ejus dirigetur
55-12 Et omnia ligna regionis plaudent manu
56- 2 Custodiens manus suas, ne faciat omne malum
57- 8 Dilexisti stratum eorum manu aperta
-10 Quiescam : vitam manus tuæ invenisti
59- 1 Ecce non est abbreviata manus Domini
- 3 Manus enim vestræ pollutæ sunt sanguine
- 6 Opus iniquitatis in manibus eorum
60-21 Opus manus meæ ad glorificandum
62- 3 Et eris corona gloriæ in manu Domini
Et diadema regni in manu Dei tui
64- 7 Et allisisti nos in manu iniquitatis nostræ
- 8 Et opera manuum tuarum omnes nos
65- 2 Expandi manus meas tota die ad populum
-22 Et opera manuum eorum inveterabunt
66- 2 Omnia hæc manus mea fecit, et facta sunt
-14 Et cognoscetur manus Domini servis ejus
Jerem. 1- 9 Et misit Dominus manum suam, et tetigit
-16 Et adoraverunt opus manuum suarum
2-37 Et manus tuæ erunt super caput tuum
4-31 Intermorientis, expandentisque manus suas
5-31 Et sacerdotes applaudebant manibus suis

Jerem. 6- 3 Pascet unusquisq. eos, qui sub manu sua sunt
- 9 Converte manum tuam quasi vindemiator
-12 Quia extendam manum meam super habitantes terram
-24 Dissolutæ sunt manus nostræ
10- 3 Quia lignum de saltu præcidit opus manus artificis in ascia
- 9 Opus artificis, et manus ærarii
11-21 Et non morieris in manibus nostris
12- 7 Dedi dilectam animam meam in manu inimicorum ejus
15- 6 Et extendam manum meam super te
-17 Et gloriatus sum a facie manus tuæ
-21 Et liberabo te de manu pessimorum, et redimam te de manu fortium
16-21 Ostendam eis manum meam et virtutem m.
18- 4 Vas, quod ipse faciebat e luto manibus suis
- 6 Ecce sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea, domus Israel
-21 Et deduc eos in manus gladii
19- 7 Et in manu quærentium animas eorum
20- 4 Et om. Judam dabo in manum regis Babyl.
- 5 Dabo in manu inimicorum eorum
-13 Liberavit animam pauperis de manu malor.
21- 4 Vasa belli, quæ in manibus vestris sunt
- 5 Et debellabo ego vos in manu extenta
- 7 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis, et in manu inimicorum eorum, et in manu quærentium animam eorum
-10 In manu regis Babyl. dabitur, et exuret eam
-12 Eruite vi oppressum de manu calumniantis
22- 3 Liberate vi oppressum de manu calumniat.
-24 Annulus in manu dextera mea
-25 Et dabo te in manu quærentium animam tuam, et in manu quorum tu formidas faciem, et in manu Nabuchodonosor regis Babylonis, et in manu Chaldæorum
23-14 Et confortaverunt manus pessimorum
25- 6 Neque me ad iracundiam provocetis in operibus manuum vestrarum
- 7 In operibus manuum vestrarum in malum
-14 Et reddam eis... secundum facta manuum s.
-15 Sume calic. vini furoris huj. de manu mea
-17 Et accepi calicem de manu Domini
-28 Cumque noluerint accipere calicem de manu tua ut bibant
26-14 Ego autem ecce in manibus vestris sum
-24 Igitur manus Ahicam filii Saphan fuit cum Jeremia, ut non traderetur in manus populi
27- 3 In manu nuntiorum, qui venerunt Jerusal.
- 6 Ego dedi omnes terras istas in manu Nabuchodonosor
- 8 Donec consumam eos in manu ejus
29- 3 In manu Elasa filii Saphan, et Gamariæ
-21 Ecce ego tradam eos in manus Nabuchod.
30- 6 Vidi omnis viri manum super lumbum suum
31-11 Et liberavit eum de manu potentioris
-32 In die qua apprehendi manum eorum
32- 3 Dabo civitatem istam in manus regis Babylonis
- 4 Rex Juda non effugiet de manu Chaldæor.
Sed tradetur in manus regis Babylonis
-21 In signis, et in portentis, et in manu robusta
-24 Et urbs data est in manus Chaldæorum
-25 Cum urbs data sit in manus Chaldæorum
-28 Ecce ego tradam civit. istam in manus Chaldæorum, et in manus regis Babylonis
-30 Exacerbant me in opere manuum suarum
-36 Dicitis quod tradetur in manus regis Babyl.
-43 Et data sit in manus Chaldæorum
33-13 Transibunt greges ad manum numerantis
34- 1 Quæ erant sub potestate manus ejus
- 2 Tradam civit. hanc in manus regis Babyl.
- 3 Et tu non effugies de manu ejus
Capieris, et in manu ejus traderis
-20 Et dabo eos in manus inimicorum suorum
Et in manus quærentium animam eorum
-21 Et principes ejus dabo in manus inimicorum suorum, et in manus quærentium animas eorum
Et in manus exercituum regis Babylonis
36-14 Volumen... sume in manu tua, et veni
Tulit ergo Baruch... volumen in manu sua
37- 2 Quæ locutus est in manu Jeremiæ prophetæ
-16 Et ait : In manus regis Babylonis traderis
38- 3 Tradendo tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis
- 4 De industria enim dissolvit manus virorum bellantium... et manus universi populi
- 5 Ecce ipse in manibus vestris est
-12 Et hæc scissa et putrida, sub cubito manuum tuarum
-16 Si tradidero te in manus virorum istorum
-18 Tradetur civitas hæc in manus Chaldæorum

Jerem. 38-18 Et tu non effugies de manu eorum
-19 Ne forte tradar in manus eorum, et illudant
-23 Non effugies manus eorum, sed in manu regis Babylonis capieris
39-17 Non traderis in manus virorum, quos tu formidas
40- 4 Solvi te hodie de catenis, quæ sunt in manibus tuis
41- 5 Munera et thus habebant in manu
42-11 Vobiscum sum ego, ut... (*vos*) eruam de manu ejus
43- 3 Ut tradat nos in manus Chaldæorum
- 9 Sume lapides grandes in manu tua
44- 8 Provocantes me in operibus manuum vestr.
-25 Et manibus vestris implestis
-30 Tradam Pharaonem... in manu inimicorum ejus, et in manu quærentium animam illius: sicut tradidi Sedeciam regem Juda in manu Nabuchodonosor regis Babylonis
46-24 Et tradita in manus populi Aquilonis
-26 Et dabo eos in manus quærentium animam eorum, et in manus Nabuchodonosor regis Babylonis, et in manum servorum ejus
47- 3 Non respexerunt patres filios manibus dissolutis
48-26 Allidet manum Moab in vomitu suo
-37 In cunctis manibus colligatio
50- 1 Verbum quod locutus est... in manu Jeremiæ prophetæ
-15 Ubique dedit manum, ceciderunt fundamenta ejus
-43 Et dissolutæ sunt manus ejus
51- 7 Calix aureus Babylon in manu Domini
-25 Et extendam manum meam super te
Thren. 1- 7 Cum caderet populus ejus in manu hostili
-10 Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus
-14 In manu ejus convolutæ sunt
Dedit me Dominus in manu
-17 Expandit Sion manus suas
2- 7 Tradidit in manu inimici muros turrium
- 8 Non avertit manum suam a perditione
-15 Plauserunt super te manibus omnes
-19 Leva ad eum manus tuas pro anima
3- 3 Convertit manum suam tota die
-41 Levemus corda nostra cum manibus ad Do.
4- 2 Quomodo reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli?
- 6 Et non ceperunt in ea manus
-10 Manus mulierum misericordium coxerunt filios suos
5- 6 Ægypto dedimus manum et Assyriis
- 8 Non fuit qui redimeret de manu eorum
-12 Principes manu suspensi sunt
Baruc. 1- 6 Secundum quod potuit uniuscujusq. manus
2- 4 Et dedit eos sub manu regum omnium
-11 Qui eduxisti populum... in manu valida, et in signis
-20 Sicut locutus es in manu puerorum
-24 Statuisti verba tua, quæ locutus es in manibus puerorum
-28 Sicut locutus es in manu pueri tui Moysi
3- 5 Sed memento manus tuæ
4-18 Ipse vos eripiet de manibus inimicorum
-21 Eripiet vos de manu principum inimic.
6-14 Habet etiam in manu gladium et securim
-50 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
-52 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
Ezech. 1- 3 Facta est super eum ibi manus Domini
- 8 Et manus hominis sub pennis eorum
2- 9 Et vidi, et ecce manus missa ad me
3-14 Manus enim Domini erat mecum
-18 Sanguinem a. ejus de manu tua requiram
-20 Sanguinem vero ejus de manu tua requiram
-22 Et facta est super me manus Domini
6-11 Percute manum tuam, et allide pedem tuum
-14 Et extendam manum meam super eos
7-17 Omnes manus dissolventur
-21 Dabo illud in manus alienorum
-27 Et manus populi terræ conturbabuntur
8- 1 Cecidit ibi super me manus Domini Dei
- 3 Emissa similitudo manus apprehendit me
-11 Unusquisque habebat thuribulum in manu
9- 1 Unusquisque vas interfectionis habet in manu sua
- 2 Et uniuscujusque vas interitus in manu ejus
10- 2 Imple manum tuam prunis ignis
- 7 Et extendit cherub manum de medio cherubim
Et sumpsit, et dedit in manus ejus
- 8 Apparuit in cherubim similitudo manus hominis
-12 Et colla, et manus, et pennæ, et circuli
-21 Et similitudo manus hominis sub alis eorum
11- 9 Daboque vos in manu hostium

Ezech. 12- 7 Vespere perfodi mihi parietem manu
13- 9 Et erit manus mea super prophetas
-18 Væ quæ consuunt pulvillos sub omni cubito manus
-21 Liberabo populum meum de manu vestra, neque erunt ultra in manibus vestris ad prædandum
-22 Et confortastis manus impii
-23 Eruam populum meum de manu vestra
14- 9 Extendam manum meam super illum
16-11 Et dedi armillas in manibus tuis
-27 Ecce ego extendam manum meam super te
-39 Et dabo te in manus eorum, et destruent lupanar
-49 Et manum egeno et pauperi non porrigebant
17-18 Et ecce dedit manum suam
18- 8 Ab iniquitate averterit manum suam
-17 A pauperis injuria averterit manum suam
20- 5 Levavi manum meam pro stirpe domus Jacob
- 6 In die illa levavi manum meam pro eis
-15 Ego igitur levavi manum meam super eos
-22 Averti autem manum meam
-23 Iterum levavi manum meam in eos
-28 Super quam levavi manum meam ut darem
-33 Quoniam in manu forti.. regnabo super vos
-34 In quibus dispersi estis, in manu valida
-42 Pro qua levavi manum meam
21- 7 Et dissolventur universæ manus
-11 Dedi eum ad levigandum, ut teneatur manu : iste exacutus est gladius... ut sit in manu interficientis
-14 Et percute manu ad manum, et duplicetur gladius
-17 Quin et ego plaudam manu ad manum
-19 Et manu capiet conjecturam
-24 Pro eo, inquam, quod recordati estis, manu capiemini
-31 Daboq. te in manus hominum insipientium
22-13 Ecce complosi manus meas super avaritiam
-14 Numquid... prævalebunt manus tuæ
23 -9 Propterea tradidi eam in manus amatorum suorum, in manus filiorum Assur
-28 Ecce ego tradam te in manus eorum quos odisti, in manus, de quibus satiata est anima tua
-31 Et dabo calicem ejus in manu tua
-37 Et sanguis in manibus earum
-42 Posuerunt armillas in manibus eorum
-45 Et sanguis in manibus earum
25- 6 Pro eo quod plausisti manu
- 7 Ecce ego extendam manum meam super te
-13 Extendam manum meam super Idumæam
-14 Dabo ultionem meam super Idumæam per manum populi mei Israël
-16 Extendam manum meam super Palæstinos
27-15 Insulæ multæ, negotiatio manus tuæ
-21 Princip. Cedar, ipsi negotiatores manus tuæ
28- 9 Cum sis homo, et non Deus, in manu occidentium te
-10 Morieris in manu alienorum
29- 7 Quando apprehenderunt te manu
30-10 Cessare faciam multitudinem Ægypti in manu Nabuchodonosor
-12 Et tradam terram in manus pessimorum : et dissipabo terram et plenitudinem ejus manu alienorum
-22 Et dejiciam gladium de manu ejus
-24 Daboque gladium meum in manu ejus
-25 Cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis
31-11 Tradidi eum in manu fortissimi gentium
33- 6 Sanguinem autem ejus de manu speculatoris requiram
- 8 Sanguinem a. ejus de manu tua requiram
-22 Manus a. Domini facta fuerat ad me vespere
34-10 Requiram gregem meum de manu eorum
-27 Eruero eos de manu imperantium sibi
35- 3 Extendam manum meam super te
- 5 Et concluseris filios Israël in manus gladii
36- 7 Ego levavi manum meam
37- 1 Facta est super me manus Domini
-17 Et erunt in unionem in manu tua
-19 Lignum Joseph, quod est in manu Ephraïm
Et erunt unum in manu ejus
-20 Super quæ scripseris in manu tua
38-12 Ut inferas manum tuam super eos
-17 In manu servorum meorum prophetarum
39- 3 Percutiam arcum tuum in manu sinistra tua, et sagittas tuas de manu dextera tua dejiciam
- 9 Comburent arma... et baculos manuum, et contos
-21 Videbunt omnes gentes... manum meam
-23 Et tradiderim eos in manus hostium

Ezech. 40- 1 Facta est super me manus Domini
- 3 Funiculus lineus in manu ejus, et calamus mensuræ in manu ejus
- 5 Et in manu viri calamus mensuræ sex cub.
43-26 Et implebunt manum ejus
44-12 Idcirco levavi manum meam super eos
46- 5 Sacrificium quod dederit manus ejus
- 7 De agnis autem, sicut invenerit manus ejus
-11 Agnis autem erit sacrificium sicut invenerit manus ejus
47- 3 Qui habebat funiculum in manu sua
-14 Super quam levavi manum meam ut darem patribus vestris
Dan. 1- 2 Et tradidit Dominus in manu ejus Joakim
2-34 Donec abscissus est lapis de monte sine manibus
-38 Volucres quoque cœli dedit in manu tua
-45 Quod de monte abscissus est lapis sine manibus
3-15 Quis est Deus qui eripiet vos de manu mea?
-17 Et de manibus tuis, o rex, liberare
-32 Tradidisti nos in manibus inimicorum
-88 Et salvos fecit de manu mortis
4-32 Et non est qui resistat manui ejus
5- 5 Apparuerunt digiti quasi manus hominis scribentis
Et rex aspiciebat articulos manus scribentis
-23 Qui habet flatum tuum in manu sua
-24 Ab eo missus est articulus manus
7-25 Et tradentur in manu ejus usque ad tempus
8- 4 Et omnes bestiæ non poterant resistere ei, neque liberari de manu ejus
- 7 Nemo quibat liberare arietem de manu ejus
-25 Et dirigetur dolus in manu ejus
Consurget, et sine manu conteretur
9-15 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti in manu forti
10-10 Et ecce manus tetigit me, et erexit me
Et super articulos manuum mearum
11-11 Et dabitur multitudo in manu ejus
-16 Et consumetur in manu ejus
-41 Hæ a. solæ salvabuntur de manu ejus
-42 Et mittet manum suam in terras
12- 7 Et cum completa fuerit dispersio manus populi sancti, complebuntur universa hæc
13-22 Si a. non egero, non effugiam manus vestras
-23 Sed melius est mihi absque opere incidere in manus vestras
-34 Posuerunt manus suas super caput ejus
Osee. 2-10 Et vir non eruet eam de manu mea
7- 5 Extendit manum suam cum illusoribus
12- 7 In manu ej. statera dolosa, calumniam dilex.
-10 Et in manu prophetarum assimilatus sum
13-14 De manu mortis liberabo eos
14- 4 Dii nostri opera manuum nostrarum
Joel. 3- 8 Et vendam filios vestros et filias vestras in manibus filiorum Juda
Amos. 1- 8 Et convertam manum meam super Accaron
5-19 Et innitatur manu sua super parietem
7- 7 Et in manu ejus trulla cæmentarii
9- 2 Ad infernum, inde manus mea educet eos
Jonæ. 3- 8 Et ab iniquitate, quæ est in manibus eorum
Mich. 2- 1 Quoniam contra Deum est manus eorum
4-10 Ibi redimet te Do. de manu inimicor. tuor.
5- 9 Exaltabitur manus tua super hostes tuos
-11 Et auferam maleficia de manu tua
-12 Et non adorabis ultra opera manuum tuar.
7-16 Ponent manum super os, aures eorum surdæ
Nahum. 3-19 Compresserunt manum super te
Habac. 2- 9 Et liberari se putat de manu mali
3- 4 Cornua in manibus ejus
-10 Altitudo manus suas levavit
Soph. 1- 4 Et extendam manum meam super Judam
2-13 Et extendet manum suam super Aquilonem
-15 Sibilabit, et movebit manum suam
3-16 Sion, non dissolvantur manus tuæ
Aggæi. 1- 1 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 3 Et factum est verbum Dom. in manu Aggæi
-11 Super omnem laborem manuum
2- 2 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
-15 Et sic omne opus manuum eorum
-18 Percussi vos vento... et grandine omnia opera manuum vestrarum
Zach. 2- 1 Ecce vir, et in manu ej. funiculus mensorum
- 9 Quia ecce ego levo manum meam super eos
4- 9 Manus Zorobabel fundaverunt domum istam, et manus ejus perficient eam
-10 Et videbunt lapidem stanneum in manu Zor.
7- 7 Quæ locutus est Dominus in manu prophetarum priorum
-12 Per manum prophetarum priorum
8- 4 Et viri baculus in manu ejus præ multitudine dierum
- 9 Confortentur manus vestræ, qui auditis
-13 Nolite timere, confortentur manus vestræ

Zach. 11- 6 Ecce ego tradam homines, unumquemque in manu proximi sui, et in manu regis sui
Concident terram, et non eruam de manu
13- 6 Quid sunt plagæ istæ in medio manuum t.?
- 7 Et convertam manum meam ad parvulos
14-13 Apprehendet vir manum proximi sui, et conseretur manus ejus super manum proximi sui
Malac. 1- 1 Onus verbi Dom. ad Isr. in manu Malachiæ
- 9 De manu enim vestra factum est hoc
-10 Et munus non suscipiam de manu vestra
-13 Numquid suscipiam illud de manu vestra
2-13 Nec accipiam placabile quid de manu vestra
1 Mac. 1-46 Et misit rex libros per manus nuntiorum in Jerusalem
2- 7 Cum datur in manibus inimicorum
- 8 Sancta in manu extraneorum facta sunt
-47 Et prosperatum est opus in manibus eorum
-48 Et obtinuerunt legem de manibus gentium, et de manibus regum
3- 6 Et directa est salus in manu ejus
-18 Facile est concludi multos in manus paucor.
-30 Et donaria, quæ dederat ante larga manu
4-30 Qui contrivisti impetum potentis in manu servi tui David
In manu Jonathæ filii Saül, et armigeri ejus
-31 Conclude exercitum ist. in manu populi tui
5- 6 Et invenit manum fortem, et pop. copiosum
-12 Ergo veni, et eripe nos de manibus eorum
-50 Et tradita est civitas in manu ejus
6-25 Et non ad nos tantum extenderunt manum
7-35 Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus in manus meas
9-46 Ut liberemini de manu inimicorum vestror.
-47 Extendit Jonathas manum suam percutere
11-15 Et occurrit ei in manu valida, et fugavit eum
12- 9 Sanctos libros, qui sunt in manibus nostris
-39 Et extendere manum in Antiochum regem
-42 Ut extenderet in eum manus
14-31 Et voluerunt... extendere manus in sancta
-36 In diebus ejus prosperatum est in manibus
15-25 Admovens ei semp. manus, et machinas fac.
16- 2 Prosperatum est in manibus nostris liberare
2 Mac. 1-35 Et accipiens manu sua, tribuebat eis
3-20 Protendentes manus in cœlum, deprecabantur
4-40 Lysimachus... iniquis manibus uti cœpit
5-16 Et scelestis manibus sumens sancta vasa
6-11 Manu sibimet auxilium ferre
-26 Sed manum Omnipotentis nec vivus nec defunctus effugiam
7- 4 Summas quoq. manus et pedes ei præscindi
-10 Cito protulit, et manus constanter extendit
-31 Non effugies manum Dei
10-23 Armis a. ac manibus omnia prospere agendo
14-32 Extendens manum ad templum
-34 Sacerdotes a. protendentes manus in cœlum
-46 Utrisque manibus projecit super turbas
15-12 Manus protendentem, orare pro omni pop.
-21 Extendens manus in cœlum
-27 Manu quidem pugnantes, sed Dominum cordibus orantes
-30 Præcepit a. Judas... caput Nicanoris, et manum cum humero abscissam, Jerosolymam perferri
-32 Ostenso capite Nicanoris, et manu nefaria
-33 Manum autem dementis contra templum suspendi
Matth. 3-12 Cujus ventilabrum in manu sua
4- 6 Mandavit de te, et in manibus tollent te
5-30 Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam
8- 3 Et extendens Jesus manum, tetigit eum
-15 Et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris
9-18 Impone manum tuam super eam, et vivet
-25 Et tenuit manum ejus. Et surrexit puella
12-10 Et ecce homo manum habens aridam
-13 Tunc ait homini: Extende manum tuam
-49 Et extendens manum in Discipulos suos
14-31 Et continuo Jesus extendens manum
15- 2 Non enim lavant manus suas cum panem manducant
-20 Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem
17-21 Filius hominis tradendus est in manus hom.
18- 8 Si a. manus tua, vel pes tuus scandalizat te
Quam duas manus vel duos pedes habentem
19-13 Oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret
-15 Et cum imposuisset eis manus, abiit inde
22-13 Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum
26-23 Qui intingit mecum manum in paropside
-45 Et Filius hom. tradetur in manus peccator.
-50 Accesserunt, et manus injecerunt in Jesum
-51 Extendens manum, exemit gladium suum

Matth. 27-24 Accepta aqua, lavit manus coram populo
Marc. 1-31 Accedens elevavit eam, apprehensa manu
-41 Extendit manum suam: et tangens eum, ait
3- 1 Et erat ibi homo habens manum aridam
- 3 Et ait homini habenti manum aridam: Surge
- 5 Dicit homini: Extende manum tuam
Et extendit, et restituta est manus illi
5-23 Veni, impone manum sup. eam, ut salva sit
-41 Tenens manum puellæ, ait illi: Talitha cumi
6- 2 Quæ per manus ejus efficiuntur
- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
7- 2 Et cum vidissent quosdam ex Discipulis ejus, communibus manibus, id est, non lotis
- 3 Nisi crebro laverint manus, non manducant
- 5 Sed communibus manibus manducant panem
-32 Deprecabantur eum, ut imponat illi manum
8-23 Et apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum: et expuens in oculos ejus impositis manibus suis, interrogavit eum
-25 Deinde iter. imposuit manus super oculos ej.
9-26 Jesus a. tenens manum ejus, elevavit eum
-30 Filius hominis tradetur in manus hominum
-42 Et si scandalizaverit te manus tua, abscide illam
Quam duas manus habentem ire in gehennam
10-16 Imponens manus super illos, benedicebat
14-20 Qui intingit mecum manum in catino
-41 Ecce Filius hom. tradetur in manus peccat.
-46 Illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt
16-18 Super ægros manus imponent, et bene habebunt
Luc. 1-66 Etenim manus Domini erat cum illo
-71 Et de manu omnium qui oderunt nos
-74 De manu inimicorum nostrorum liberati
3-17 Cujus ventilabrum in manu ejus
4-11 Quia in manibus tollent te, ne forte offendas
-40 At ille singulis manus imponens, curabat eos
6- 1 Et manducabant confricantes manibus
- 6 Et manus ejus dextra erat arida
- 8 Et ait homini, qui habebat manum aridam
-10 Dixit homini: Extende manum tuam.
Et extendit: et restituta est manus ejus
8-54 Ipse autem tenens manum ejus, clamavit
9-44 Futurum est ut tradatur in manus hominum
-62 Nemo mittens manum suam ad aratrum
12-35 Et lucernæ ardentes in manibus vestris
13-13 Imposuit illi manus, et confestim erecta est
15-22 Et date annulum in manum ejus
20-19 Quærebant... mittere in illum manus illa hora
21-12 Ante hæc omnia injicient vobis manus suas
22-21 Verumtamen ecce manus tradentis me
-53 In templo, non extendistis manus in me
23-46 In manus tuas commendo spiritum meum
24- 7 Quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum
-39 Videte manus meas, et pedes, quia ego ipse
-40 Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus
-50 Et elevatis manibus suis benedixit eis
Joan. 3-35 Pater diligit Filium: et omnia dedit in manus
7-30 Et nemo misit in illum manus
-44 Sed nemo misit super eum manus
10-28 Et non rapiet eas quisquam de manu mea
-29 Et nemo potest rapere de manu Patris mei
-39 Et exivit de manibus eorum
11-44 Ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata
13- 3 Sciens quia omnia dedit ei Pater in manus
- 9 Non tant. pedes meos, sed et manus, et caput
20-20 Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus
-25 Nisi videro in manibus ej. fixuram clavorum
Et mittam manum meam in latus ejus
-27 Et vide manus meas, et affer manum tuam
21-18 Extendes manus tuas, et alius te cinget
Act. 2-23 Per manus iniquor. affligentes interemistis
3- 7 Et apprehensa manu ejus dextera, allevavit
4- 3 Et injecerunt in eos manus, et posuerunt
-28 Facere quæ manus tua, et consilium tuum decreverunt fieri
-30 In eo quod manum tuam extendas ad sanitates
5-12 Per manus a. Apostolorum fiebant signa
-18 Et injecerunt manus in Apostolos
6- 6 Et orantes imposuerunt eis manus
7-25 Quon. Deus per manum ipsius daret salutem
-35 Cum manu Angeli, qui apparuit illi in rubo
-41 Et lætabantur in operibus manuum suarum
-50 Nonne manus mea fecit hæc omnia?
8-17 Tunc imponebant manus super illos
-18 Quia per impositionem manus Apostolorum daretur Spiritus sanctus
-19 Ut cuicumque imposuero manus

Act. 9- 8 Ad manus autem illum trahentes
-12 Et imponentem sibi manus ut visum recipiat
-17 Et imponens ei manus, dixit : Saule frater
-41 Dans autem illi manum, erexit eam
11-21 Et erat manus Domini cum eis
-30 Mittentes ad seniores per manus Barnabæ
12- 1 Eodem a. tempore misit Herodes rex manus
- 7 Et ceciderunt catenæ de manibus ejus
-11 Et eripuit me de manu Herodis
-17 Annuens autem eis manu, ut tacerent
13- 3 Imponentesque eis manus, dimiserunt illos
-11 Et nunc ecce manus Domini super te
Et circuiens quærebat qui ei manum daret
-16 Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens
14- 3 Dante signa et prodigia fieri per manus eor.
15-23 Scribentes per manus eorum. Apostoli et seniores
17-25 Nec manibus humanis colitur indigens aliq.
19- 6 Et cum imposuisset illis manus Paulus
-11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus per manum Pauli
-26 Quoniam non sunt dii, qui manibus fiunt
-33 Alexander autem manu silentio postulato
20-34 Et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istæ
21-11 Et alligans sibi pedes et manus, dixit
Et tradent in manus gentium
-27 Et injecerunt ei manus, clamantes
-40 Paulus stans in gradibus, annuit manu ad plebem
22-11 Ad manum deductus a comitibus, veni Damascum
23-19 Apprehendens a. tribunus manum illius
24- 7 Cum vi magna eripuit eum de manibus nost.
26- 1 Paulus extenta manu cœpit rationem redd.
27-19 Suis manibus armamenta navis projecerunt
28- 3 A calore cum processisset, invasit manum ej.
- 4 Ut vero viderunt Barbari pendentem bestiam de manu ejus, ad invicem dicebant
- 8 Et cum orasset, et imposuisset ei manus
-17 Traditus sum in manus Romanorum
Rom. 10-21 Tota die expandi manus meas ad populum
1 Cor. 4-12 Et laboramus operantes manibus nostris
12-15 Si dixerit pes : Quoniam non sum manus
-21 Non potest autem oculus dicere manui
16-21 Salutatio, mea manu Pauli
2 Cor. 11-33 Et sic effugi manus ejus
Galat. 3-19 Ordinata per Angelos in manu Mediatoris
6-11 Videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu
Ephes. 2-11 Quæ dicitur circumcisio in carne, manu facta
4-28 Operando manibus suis quod bonum est
Colos. 2-11 In quo et circumcisi estis circumcisione non manu facta
4-18 Salutatio, mea manu Pauli. Memores estote
1 Thes. 4-11 Negot. agatis, et operemini manibus vestris
2 Thes. 3-17 Salutatio, mea manu Pauli. Quod est signum
1 Tim. 2- 8 Levantes puras manus sine ira et disceptat.
5-22 Manus cito nemini imposueris
2 Tim. 1- 6 Ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum
Phile. -19 Ego Paulus scripsi mea manu : ego reddam
Hebr. 1-10 Et opera manuum tuarum sunt cœli
2- 7 Constituisti eum super opera manuum tuar.
6- 2 Baptismatum doctrinæ, impositionis quoque manuum, ac resurrectionis
8- 9 In die qua apprehendi manum eorum
10-31 Horrendum est incidere in manus Dei viventis
12-12 Propter quod, remissas manus... erigite
Jacob. 4- 8 Emundate manus, peccatores : et purificate
1 Petr. 5- 6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei
2 Petr. 1- 9 Cui enim non præsto sunt hæc, cæcus est, et manu tentans
1 Joan. 1- 1 Manus nostræ contrectaverunt de verbo vitæ
Apoc. 6- 5 Habebat stateram in manu sua
7- 9 Amicti stolis albis, et palmæ in manibus
8- 4 Ascendit fumus..de manu Angeli coram Deo
9-20 Neque pœnitentiam egerunt de operibus manuum suarum
10- 2 Et habebat in manu sua libellum apertum
- 5 Levavit manum suam ad cœlum
- 8 Et accipe librum apertum de manu Angeli
-10 Accepi librum de manu Angeli, et devoravi
13-16 Servos habere characterem in dextera manu
14- 9 Et acceperit characterem in fronte sua, aut in manu sua
-14 Habentem in capite suo coronam auream, et in manu sua falcem acutam
17- 4 Habens poculum aureum in manu sua
19- 2 Et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus ejus
20- 1 Habentem... catenam magnam in manu sua
Apoc. 20- 4 Nec acceperunt characterem ejus in frontibus, aut in manibus suis, et vixerunt

MANUFACTUS, A, UM.

Dan. 14- 4 Non colo idola manufacta, sed vivent. Deum
Marc. 14-58 Ego dissolvam templum hoc manufactum
Per triduum aliud non manufactum ædificabo
Act. 7-48 Sed non Excelsus in manufactis habitat
17-24 Deus... non in manufactis templis habitat
2 Cor. 5- 1 Ex Deo habemus, domum non manufactam
Hebr. 9-11 Per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum, id est, non hujus creationis
-24 Non e. in manufacta sancta Jesus introivit

MAOCH.

Pater Achis regis Geth apud quem se recepit David devitans Saülem.

1 Reg. 27- 2 Abiit... ad Achis filium Maoch regem Geth

MAON.

Filius Sammaï filii Recem, conditor et princeps civitatis Bethsur.

1 Par. 2-45 Filius Sammaï, Maon : et Maon pater Bethsur

MAON.

In octava parte tribus Juda prima inter urbes decem nominatur. Est et desertum in quo secessit David a facie Saül fugiens. Dicitur desertum Maon in campestribus ad dextram Jesimon.

Josue. 15-55 Maon, et Carmel, et Ziph, et Jota
1 Reg. 23-24 David a. et viri ejus erant in deserto Maon
-25 Et versabatur in deserto Maon
Persecutus est David in deserto Maon
25- 2 Erat a. vir quispiam in solitudine Maon

MAONATHI.

Filius Othoniel filii Cenez, paterque Aphra, in tribu Juda.

1 Par. 4-13 Filii Othoniel, Hathath, et Maonathi
-14 Maonathi genuit Ophra

MAOZIM.

Nomen idoli. Aliqui docent Maozim Martem significare, quem coluerint Antiochus et Antichristus. Alii docent Antichristum cæteros deos contempturum, et diabolum occulte sub nomine Maozim culturum quasi fortem et potentem Deum, qui omnia sibi subjiciat, et cui imperium suum acceptum referat. Vel tandem deus Maozim est Jupiter, qui deorum princeps, et potentissimus habebatur, quemadmodum Deus noster Deus Virtutum et Deus exercituum in sacris Litteris appellatur. Verisimile est idolum hoc statuam esse Jovis Olympici quod Antiochus poni jussit in templo Judæorum ; hoc fecit impius iste rex non tam religione et studio Jovis, quam ad profanandum templum sanctissimum et ad evertendum veri Dei cultum.

Dan. 11-38 Deum a. Maozim in loco suo venerabitur
-39 Et faciet ut muniat Maozim cum deo alieno

MAPSAM. *Filius Sellum in tribu Simeon.*

1 Par. 4-25 Sellum filius ejus, Mapsam filius ejus

MARA.

Quinta Israelitarum mansio fuit. Non poterant Israelitæ aquas bibere de Mara ; Moyses autem jactu ligni cujusdam, amaras aquas in dulcem vertit saporem. Sita est Mara inter desertum Ætham et Elim.

Exod. 15-23 Et venerunt in Mara, nec poterant bibere aquas de Mara, eo quod essent amaræ
Vocans illum Mara, id est, amaritudinem
Num. 33- 8 Castrametati sunt in Mara
- 9 Profectique de Mara venerunt in Elim

MARA.

Cognomen Noemi dicentis : Ne vocetis me Noemi, sed vocate me Mara, id est, Amaram, quia amaritudine valde replevit me Omnipotens.

Ruth. 1-20 Sed vocate me Mara (id est, amaram)

MARAI.

Vir Netophathites de stirpe Zaraï, dux in cujus turma erant viginti quatuor millia virorum Davidem custodientium decimo mense anni, id est, Decembri, quem Hebræi appellabant Thebet.

1 Par. 27-13 Decimus, mense decimo, Maraï

MARAIA.

Unus e sacerdotibus de familia Saraiæ ; qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2 Esdr. 12-12 Principes familiarum : Saraïæ, Maraïa

MARAIOTH I.

Filius Azariæ. MARAIOTH II, *princeps familiæ sacerdotalis.*

1 Esdr. 7- 3 Filii Amariæ, filii Azariæ, filii Maraïoth
2 Esdr. 12-15 Haram, Edna : Maraïoth, Helci

MARAN ATHA.

Est vox Hebræo-Syriaca, significans, Dominus noster venit, *aut potius*, Dominus noster veniat, *scilicet judex et vindex, ut eum qui Christum non amat, anathemate feriat, damnet et puniat.*

1 Cor. 16-22 Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit anathema, Maran Atha

MARCEO.

Josue. 18- 3 Josuë ait : Usquequo marcetis ignavia
Ezech. 19-12 Marcuerunt, et arefactæ sunt virgæ roboris

MARCESCO.

Job. 30-16 Nunc a. in memetipso marcescit anima mea
33-19 Et omnia ossa ejus marcescere facit
Sap. 2- 8 Coronemus nos rosis, antequam marcescant
6-13 Clara est, et quæ nunquam marcescit sapientia
Isai. 17- 4 Et pinguedo carnis ejus marcescet
19- 6 Calamus et juncus marcescet
25- 5 Propaginem fortium marcescere facies
Jacob. 1-11 Ita et dives in itineribus suis marcescet

MARCIDUS.

Eccli. 11-12 Est homo marcidus egens recuperatione

MARCUS I.

Evangelista secundus. Credunt eum fuisse origine Judæum. A sancto Petro conversus videtur, qui eum vocat filium suum. Sanctus Marcus Evangelium, ut illud audierat a sancto Petro, Romæ scripsit, atque adeo Latine, ut etiam fert textus Syriacus in fine ejus Evangelii, post annos decem a passione, et paulo antequam Alexandriam mitteretur. Moxque in Alexandriam profectus est anno tertio Claudii imperatoris. Decimo Neronis anno mortuus est, et Alexandriæ sepultus, inquit sanctus Hieronymus in Script. Eccl.

1 Petr. 5-13 Salutat vos... et Marcus filius meus

MARCUS II.

Consobrinus sancti Barnabæ. Cognominabatur Joannes. Barnabam inter et Paulum contentione facta, propter Joannem Marcum, quem ille quidem volebat, nolebat autem hic secum ducere, Barnabas, assumpto Marco, navigavit Cyprum : Paulus autem, electo Sila, perambulabat Syriam, *et cætera plura de eodem.*

Act. 12-12 Joannis, qui cognominatus est Marcus
-25 Assumpto Joanne, qui cognominatus est Marcus
15-37 Joannem, qui cognominabatur Marcus
-39 Barnabas quidem, assumpto Marco, navigaret Cyprum
Colos. 4-10 Salutat vos... Marcus consobrinus Barnabæ
2 Tim. 4-11 Marcum assume, et adduc tecum
Phile. -24 Marcus, Aristarchus, Demas, et Lucas

MARDOCHAI.

Hunc quidem putant patruum Esther esse ; alii alium. Si fuit, probabile est eum in Judæam hac tam commoda occasione excurrisse ad recuperandas possessiones paternas, rediturum postea in Chaldæam.

1 Esdr. 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel... Mardochaï

MARDOCHÆUS.

Anno mundi 3436, Romæ 136, ante J. Ch. 618. Filius Jairi filii Semeï, e tribu Benjamin, et de posteris Saül regis, patruus reginæ Esther. In Babylonem a Nabuchodonosor ductus est captivus ; ei frater Abihail moriens filiam suam Edissam commiserat, quæ postea cognominata est Esther. Et eam sibi Mardochæus adoptaverat in filiam. Videre est totam ejus historiam in libro Esther.

2 Esdr. 7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel... Nahamani, Mardochæus
Esth. 2- 5 Vocabulo Mardochæus, filius Jaïr
- 7 Mardochæus sibi eam adoptavit in filiam

Esth. 2-10 Mardochæus enim præceperat ei
-15 Esther filia Abihail fratris Mardochæi
-19 Mardochæus manebat ad januam regis
-21 Mardochæus ad regis januam morabatur
-22 Quod Mardochæum non latuit, statimque nuntiavit reginæ Esther; et illa regi, ex nomine Mardochæi
3- 2 Solus Mardochæus non flectebat genu
- 5 Probasset quod Mardochæus non flecteret sibi genu
- 6 Pro nihilo duxit in unum Mardochæum mittere manus suas
4- 1 Quæ cum audisset Mardochæus, scidit vestimenta
- 5 Præcepit ei ut iret ad Mardochæum
- 6 Ivit ad Mardochæum stantem in platea civitatis
- 9 Nuntiavit Esther omnia quæ Mardochæus dixerat
-10 Jussit ut diceret Mardochæo
-12 Quod cum audisset Mardochæus
-15 Rursumque Esther hæc Mardochæo verba mandavit
-17 Ivit itaque Mardochæus, et fecit omnia
5- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem
-13 Quandiu videro Mardochæum Judæum
-14 Ut appendatur super eam Mardochæus
6- 2 Quomodo nuntiasset Mardochæus insidias
- 3 Quid pro hac fide honoris ac præmii Mardochæus consecutus est?
- 4 Et juberet Mardochæum affigi patibulo
-10 Fac, ut locutus es, Mardochæo Judæo
-11 Tulit itaque Aman... indutumque Mardochæum
-12 Reversusque est Mardochæus ad januam
-13 Si de semine Judæorum est Mardochæus
7- 9 En lignum quod paraverat Mardochæo
-10 Suspensus est itaque Aman in patibulo quod paraverat Mardochæo
8- 1 Mardochæus ingressus est ante faciem regis
- 2 Tulitq. rex annulum..et tradidit Mardochæo
Esther autem constituit Mardochæum super domum
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ, et Mardochæo Judæo
- 9 Scriptæ sunt epistolæ, ut Mardochæus voluerat
-15 Mardochæus autem, de palatio et de conspectu regis egrediens
9- 3 Extollebant Judæos timore Mardochæi
-20 Scripsit itaque Mardochæus omnia hæc
-23 Quæ Mardochæus litteris facienda mandaverat
-29 Scripseruntque Esther regina... et Mardochæus Judæus etiam secundam epistolam
-31 Sicut constituerant Mardochæus et Esther
10- 2 Sublimitas, qua exaltavit Mardochæum
- 3 Et quomodo Mardochæus Judaici generis
- 4 Dixitq. Mardochæus : A Deo facta sunt ista
11- 2 Vidit somnium Mardochæus filius Jairi
-12 Quod cum vidisset Mardochæus, et surrexisset
12- 4 Mardochæus rei memoriam litteris tradidit
- 6 Et voluit nocere Mardochæo et populo ejus
13- 7 Pergensque Mardochæus, fecit omnia
- 8 Mardochæus a. deprecatus est Dominum
15- 1 Haud dubium quin esset Mardochæus
16-13 Nam Mardochæum, cujus fide et beneficiis vivimus
2 Mac. 15-37 Quod dicitur voce Syriaca, pridie Mardochæi diei

MARE.

1° *Sumitur generaliter;* 2° *pro mari Galilææ;* 3° *pro mari Magno;* 4° *pro mari Rubro;* 5° *pro mari Mortuo, etc.;* 6° *tandem pro vase æneo. Mare Galilææ, mare sive stagnum Tiberiadis, mare Galilææ vocatur a Galilæa regione vicina. Mare Tiberiadis, ab urbe Tiberiade, quæ ab Herode tetrarcha ampliata in honorem Tiberii Cæsaris sic appellata fuit, unde et mare proximum cui insidet, ab ipsa nomen accepit. Totum hoc mare amœnis circumdatur oppidis, Bethsaida sive Juliade, Capharnao, et Corazain, a Septentrione; Gerasa, Gamala, Gadara, ab Oriente; Bethsan, sive Scythopoli, a Meridie; Tarichæa, Tiberiade et Jotapata, ab Occidente. Juxta hoc mare ambulans Jesus vidit duos fratres, Simonem qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, Jacobum Zebedæi et Joannem fratrem ejus, et vocavit eos... Et iis, Christo jubente, retia laxantibus, tanta conclusa est piscium copia, ut retia rumperentur, et duæ naviculæ iis impletæ pene mergerentur... Ibi etiam tempestatem quæ, ipso dormiente, excitata fuerat, sedavit Christus. Sed et super maris hujus aquas ambulavit Christus, et etiam Petrus jubente Christo.—Mare Magnum, quod et Occidentale, et novissimum, et mare simpliciter vocatur, de finitimis terræ promissæ ad Australem plagam. Hoc mare Latini Græcique scriptores vocant mare Interius et mare Mediterraneum, quod Asiam, Africam et Europam interluit. — Mare Rubrum. De eo sanctus Paulus ad Hebræos scribens ait :* Fide transierunt *Israelitæ* mare Rubrum, tanquam per aridam terram, quod experti Ægyptii, devorati sunt: *ex historia Moysis Israelitas ex Ægypto educentis, qui, manu super mare extensas, divisit aqua, et ingressi sunt filii Israel per medium sicci maris; erat enim aqua quasi murus a dextra eorum, et a læva. Persequentes autem Ægyptii, ingressi sunt post eos, et omnis equitatus Pharaonis, etc. Cumque extendisset Moyses manum contra mare, reversæ sunt aquæ, et operuerunt currus et equites cuncti exercitus Pharaonis. Mare Rubrum ad Austrum Judææ a Græcis Erythræum dicitur, et aliquando a Gange ad pene ultimum Africæ promontorium intelligitur. Sed maris Rubri sinus, de quo in veteri Testamento mentio est, proprie ab antiquis sinus Persicus et Arabicus dicitur, quod inter Africam, ubi Ægyptus et Æthiopia, et Asiam, ubi Arabia per plusquam mille et ducenta milliaria extendit se. Ad mare Rubrum septima fuit mansio Israelitarum inter Elim et desertum Sin. Hoc maris spatium trium leucarum esse docent Adrichomius et alii. — Mare Mortuum, quod et mare Salis, mare Salinarum, mare Salsissimum, mare Deserti, et mare Solitudinis dicitur, sed a Josepho aliisque pene omnibus Græcis, Latinisque scriptoribus vocatur Asphaltites lacus, propter bituminis copiam, quam certo anni tempore ejicit. Est lacus Sodomorum, ubi prius fuit Pentapolis : dicitur Salsissimum, quia omnia maria salsedine longe superat. Causa vero tantæ salsedinis est sulphur, bitumen, sal, quæ in Pentapoleos incendio e cœlo deciderunt. Sanctus Hieronymus tradit hoc mare nomen Maris Mortui et Salsissimi sortitum esse, eo quod in eo nihil vitale esse possit. « Et revera, » inquit, juxta litteram, huc usque nihil quod » spiret, et possit incedere, præ amaritudine » nimia, in hoc mari reperiri potest; nec cochleolæ quidem parvique vermiculi et anguillæ, et cætera animantium sive serpentium genera, quorum magis corpuscula » possumus nosse quam nomina. Denique si » Jordanis auctus imbribus pisces illuc influens rapuerit, statim moriuntur, et pinguibus aquis supernatant. »*

Gen. 1-10 Congregationesq.aquarum appellavitMaria
-22 Multiplicamini, et replete aquas maris
-26 Et præsit piscibus maris et volatilibus cœli
-28 Dominamini piscibus maris et volatilibus
9- 2 Om. pisces maris manui vestræ traditi sunt
14- 3 In vallem Sylvestrem, quæ nunc est mare salis
22-17 Velut arenam quæ est in littore maris
32-12 Dilatares semen meum sicut arenam maris
41-49 Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenæ maris coæquaretur
49-13 Zabulon in littore maris habitabit
Exod. 10-19 Arreptam locustam projecit in mare Rubrum
13-18 Per viam deserti quæ est juxta mareRubrum
14- 2 Quæ est inter Magdalum et mare contra Beelsephon
In conspectu ejus castra ponetis super mare
- 9 Repererunt eos in castris super mare
-16 Extende manum tuam super mare, et divide illud, ut gradiantur filii Israël in medio mari per siccum
-21 Cumque extendisset Moyses manum super mare
-22 Ingressi sunt filii Isr. per medium sicci maris
-23 Ægyptii ingressi sunt post eos... per medium maris
-26 Extende manum tuam super mare
-27 Cumque extendisset Moyses manum contra mare
-28 Qui sequentes ingressi fuerant mare
-29 Filii autem Israël perrexerunt per medium sicci maris
-31 Viderunt Ægyp. mortuos super littus maris
15- 1 Equum et ascensorem dejecit in mare
Exod. 15- 4 Exercitum ejus projecit in mare : electi principes ej. submersi sunt in mari Rubro
- 8 Congregatæ sunt abyssi in medio mari
-10 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare
-19 Ingressus est e. eques Pharao... in mare
Et reduxit super eos Dominus aquas maris
-21 Equum et ascensorem ejus dejecit in mare
-22 Tulit a. Moyses Israël de mari Rubro
20-11 Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram et mare
23-31 Ponam autem terminos tuos a mari Rubro usque ad mare Palæstinorum
36-27 Ad eam partem tabernac. quæ respicit mare
-32 Ad Occid. plagam tabernaculi contra mare
Levit. 11- 9 Tam in mari quam in fluminibus et stagnis
Num. 11-22 Vel omnes pisces maris in unum congregabuntur
-31 Arreptans trans mare coturnices detulit
13-30 Chananæus vero moratur juxta mare
14-25 Revertimini... per viam maris Rubri
21- 4 Per viam quæ ducit ad mare Rubrum
-14 Sicut fecit in mari Rubro, sic faciet
33- 8 Transierunt per medium mare in solitud.
-10 Fixerunt tentoria super mare Rubrum.
Profectique de mari Rubro
34- 3 Habebit terminos contra Orientem mare Salsissimum
- 5 Et maris Magni littore finietur
- 6 Plaga a. Occidentalis a mari Magno incipiet
- 7 A mari Magno termini incipient
-11 Inde pervenient contra Orientem ad mare Cenereth
-12 Et ad ultimum Salsissimo claudentur mari
35- 5 Ad mare quoq. quod respicit ad Occidentem
Deut. 1- 1 In solitudine campestri, contra mare Rubrum
- 7 Et juxta littus maris, terram Chananæorum
-40 Abite in solitudinem per viam maris Rubri
2- 1 In solitudinem quæ ducit ad mare Rubrum
3-17 Usq. ad mare Deserti, quod est Salsissimum
4-49 Usq. ad mare Solitudinis, et usque ad radices
11- 4 Quomodo operuerint eos aquæ maris Rubri
-24 Usque ad mare Occidentale erunt termini
30-13 Neque trans mare positum : ut causeris, et dicas : Quis ex nobis poterit transfretare mare
33-19 Qui inundationem maris quasi lac sugent
-23 Mare et Meridiem possidebit
34- 2 Omnem terram Juda usque ad mare novissimum
Josue. 1- 4 Omnis terra Hethæorum usque ad mare Magnum
2-10 Audivimus quod siccaverit Dominus aquas maris Rubri
3-16 Quæ autem inferiores erant, in mare Solitudinis... descenderunt
4-24 Sicut fecerat prius in mari Rubro
5- 1 Qui propinqua possidebant Magni maris loca
9- 1 In maritimis ac littore Magni maris
11- 2 In regionibus Dor juxta mare
- 4 Sicut arena quæ est in littore maris
12- 3 A solitudine usque ad mare Ceneroth
Et usque ad mare Deserti, quod est mare Salsissimum
13-27 Usque ad extremam partem maris Cenereth
15- 2 Initium ejus a summitate maris Salsissimi
- 4 Eruntque termini ejus mare Magnum
- 5 Ab Oriente vero erit initium, mare Salsissimum
A lingua maris usque ad eumdem Jordanis fluvium
-11 Magni maris contra Occidentem fine concluditur
-46 Ab Accaron usque ad mare
-47 Et mare Magnum terminus ejus
16- 3 Finiunturque regiones ejus mari Magno
- 6 Egrediunturque confinia in mare
- 8 Pertransit contra mare in vallem Arundineti
Suntque egressus ejus in mare Salsissimum
17- 9 Et exitus ejus pergit ad mare
-10 Et utramque claudat mare
18-14 Circuiens contra mare ad Meridiem montis
Hæc est plaga contra mare, ad Occidentem
-15 Egreditur terminus contra mare
-19 Suntque exitus ejus contra linguam maris Salsissimi
19-11 Ascenditque de mari et Merala
-26 Pervenit usque ad Carmelum maris
-29 Eruntque exitus ejus in mare de funiculo
23- 4 Usque ad mare Magnum
24- 6 Et venistis ad mare : persecutique sunt... patres vestros... usque ad mare Rubrum
- 7 Et adduxit super eos mare, et operuit eos
Judic. 5-17 Aser habitabat in littore maris

Judic. 7-12 Sicut arena quæ jacet in littore maris
11-16 Ambulavit per solitudinem usque ad mare Rubrum
1 Reg. 13- 5 Sicut arena quæ est in littore maris plurima
2 Reg. 17-11 Quasi arena maris innumerabilis
22-16 Et apparuerunt effusiones maris
3 Reg. 4-20 Sicut arena maris in multitudine
-29 Quasi arenam quæ est in littore maris
5- 9 Servi mei deponent ea de Libano ad mare
Et ego componam ea in ratibus in mari
7-23 Fecit quoque mare fusile decem cubitorum
-24 Circuibat illud decem cubitis ambiens mare
-25 Et mare super eos desuper erat
-39 Mare a. posuit ad dexteram partem templi
-44 Et mare unum, et boves duodecim subter mare
9-26 Quæ est juxta Ailath in littore maris Rubri
-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos viros nauticos et gnaros maris
10-22 Quia classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos ibat in Tharsis
18-43 Ascende, et prospice contra mare
-44 Quasi vestigium hominis ascendebat de mari
22-49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari
4 Reg. 14-25 Ab introitu Emath, usq. ad mare Solitudinis
16-17 Et mare deposuit de bobus æreis, qui sustentabant illud
25-13 Et mare æreum, quod erat in domo Domini
-16 Mare unum, et bases quas fecerat Salomon
1 Par. 16-32 Tonet mare, et plenitudo ejus : exultent agri
18- 8 De quo fecit Salomon mare æneum
2 Par. 2-16 Et applicabimus ea ratibus per mare in Joppe
4- 2 Mare etiam fusile decem cubitis a labio
- 3 Quasi duobus versibus alvum maris circuibant
- 4 Et ipsum mare super duodecim boves impositum erat
Habentes mare superpositum : posteriora a. boum erant intrinsecus sub mari
- 6 Porro in mari sacerdotes lavabantur
-10 Porro mare posuit in latere dextro
-15 Mare unum, boves quoque duodec. sub mari
8-17 Tunc abiit Salomon in Asiongaber, et in Ailath ad oram maris Rubri
-18 Misit a. ei Hiram... et nautas gnaros maris
20- 2 De his locis, quæ trans mare sunt, et de Syria
1Esdr. 3- 7 Ut deferrent ligna cedrina de Libano ad mare Joppe
2Esdr. 9- 6 Maria et omnia quæ in eis sunt
- 9 Clamoremque eorum audisti super mare Rubrum
-11 Et mare divisisti ante eos, et transierunt per medium maris in sicco
Tobiæ. 8- 7 Benedicant te cœli et terræ, mareque et fontes
Judith. 2-14 Usquequo perveniatur ad mare
5-12 Fugientibus his Deus cœli mare aperuit
Et isti pede sicco fundum maris perambulando transirent
-14 Egressi vero mare Rubrum, deserta Sina montis occupaverunt
Esth. 10- 1 Et cunctas maris insulas fecit tributarias
Job. 6- 3 Quasi arena maris hæc gravior appareret
7-12 Numquid mare ego sum, aut cetus?
9- 8 Et graditur super fluctus maris
11- 9 Longior terra mensura ejus, et latior mari
12- 8 Respondebit tibi : et narrabunt pisces maris
14-11 Quomodo si recedant aquæ de mari
26-12 In fortitudine illius repente maria congregata sunt
28-14 Et mare loquitur : Non est mecum
36-30 Cardines quoque maris operiet
38- 8 Quis conclusit ostiis mare, quando erump.
-16 Numquid ingressus es profunda maris?
41-22 Fervescere faciet quasi ollam profund. mare
Psal. 8- 9 Volucres cœli, et pisces maris, qui perambulant semitas maris
23- 2 Quia ipse super maria fundavit eum
32- 7 Congregans sicut in utre aquas maris
45- 3 Et transferentur montes in cor maris
64- 6 Spes omnium finium terræ, et in mari longe
- 8 Qui conturbas profundum maris, sonum
65- 6 Qui convertit mare in aridam
67-23 Convertam, convertam in profundum maris
68- 3 Veni in altitudinem maris
-35 Laudent illum cœli et terra, mare, et omnia
71- 8 Dominabitur a mari usque ad mare
73-13 Tu confirmasti in virtute tua mare
76-20 In mari via tua, et semitæ tuæ in aquis multis
77-13 Interrupit mare, et perduxit eos
-27 Pluit.. sicut arenam maris volatilia pennata
-53 Et inimicos eorum operuit mare
79-12 Extendit palmites suos usque ad mare
88-10 Tu dominaris potestati maris

Psal. 88-13 Aquilonem et mare tu creasti
-26 Et ponam in mari manum ejus
92- 4 Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis
94- 5 Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud
95-11 Commoveatur mare, et plenitudo ejus
97- 7 Moveatur mare, et plenitudo ejus
103-25 Hoc mare magnum, et spatiosum manibus
105- 7 Et irritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum
- 9 Increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est
-22 Terribilia in mari Rubro
106- 3 A solis ortu, et occasu : ab Aquilone, et mari
-23 Qui descendunt mare in navibus
113- 3 Mare vidit, et fugit : Jordanis conversus est
- 5 Quid est tibi, mare, quod fugisti?
134- 6 Dominus fecit in cœlo, in terra, in mari
135-13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones
-15 Et excussit Pharaonem, et virtutem ejus in mari Rubro
138- 9 Et habitavero in extremis maris
145- 6 Qui fecit cœlum et terram, mare et omnia
Prov. 8-29 Quando circumdabat mari terminum suum
23-34 Et eris sicut dormiens in medio mari
30-19 Viam navis in medio mari, et viam viri
Eccle. 1- 7 Omnia flumina intrant in mare, et mare non redundat
Sap. 5-23 Excandescet in illos aqua maris
10-18 Transtulit illos per mare Rubrum
-19 Inimicos autem illorum demersit in mare
14- 3 Quon. dedisti et in mari viam, et inter fluctus
- 4 Etiam si sine arte aliquis adeat mare
- 5 Et transeuntes mare per ratem liberati sunt
19- 7 Et in mari Rubro via sine impedimento
-12 Ascendit illis de mari ortygometra
Eccli. 1- 2 Arenam maris, et pluviæ guttas, et dies sæculi quis dinumeravit?
18- 8 Quasi gutta aquæ maris deputati sunt
24- 8 Penetravi, in fluctibus maris ambulavi
-39 A mari enim abundavit cogitatio ejus
-43 Et fluvius meus appropinquavit ad mare
29-24 Et commovit illos quasi fluctus maris
40-11 Et omnes aquæ in mare revertentur
43-26 Qui navigant mare, enarrent pericula ejus
44-23 Et hæreditare illos a mari usque ad mare
50- 3 Et quasi mare adimpleti sunt supra modum
Isai. 5-30 Et sonabit super eum in die illa sicut sonitus maris
9- 1 Et novissimo aggravata est via maris
10-22 Si enim fuerit populus tuus Israël quasi arena maris
-26 Et suscitabit... virgam suam super mare
11- 9 Sicut aquæ maris operientes
-11 A Sennaar, et ab Emath, et ab insulis maris
-14 Volabunt in humeros Philisthiim per mare
-15 Desolabit Dominus linguam maris Ægypti
16- 8 Propagines ejus relictæ sunt, transierunt mare
17-12 Ut multitudo maris sonantis
18- 2 Qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri
19- 5 Arescet aqua de mari, et fluvius desolabitur
21- 1 Onus deserti maris. Sicut turbines ab Africo veniunt
23- 1 Ululate, naves maris : quia vastata est domus
- 4 Ait enim mare, fortitudo maris, dicens
- 6 Transite maria, ululate qui habitatis in insula
-10 Transi terram t. quasi flumen, filia maris
-11 Manum suam extendit super mare
-14 Ululate, naves maris, quia devastata est
24-14 Cum glorificatus fuerit Do. hinnient de mari
-15 In insulis maris nomen Domini Dei Israël
27- 1 Et occidet cetum, qui in mari est
42-10 Qui descenditis in mare, et plenitudo ejus
43-16 Hæc dicit Dominus, qui dedit in mari viam
48-18 Pax tua, et justitia tua sicut gurgites maris
49-12 Ecce isti de longe venient, et ecce illi ab Aquilone et mari
50- 2 In increpatione mea desertum faciam mare
51-10 Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi
Qui posuisti profundum maris viam
-15 Ego a. sum Do. Deus tuus qui conturbo mare
57-20 Impii autem quasi mare fervens
60- 5 Quando conversa fuerit ad te multitudo maris
- 9 Me enim insulæ expectant, et naves maris
63-11 Ubi est qui eduxit eos de mari cum pastorib.?
66-19 Et mittam ex eis qui salvati fuerint, ad gentes in mare, in Africam
Jerem. 5-22 Qui posui arenam terminum mari
6-23 Non miserebitur : vox ej. quasi mare sonabit
15- 8 Multiplicatæ sunt mihi viduæ ejus super arenam maris
25-22 Regibus terræ insularum, qui sunt trans mare
27-19 Et ad mare, et ad bases, et ad reliqua vasor.

Jerem. 31-35 Qui turbat mare, et sonant fluctus ejus
33-22 Sicuti enumerari non possunt stellæ cœli, et metiri arena maris
46-18 Et sicut Carmelus in mari, veniet
48-32 Propagines tuæ transierunt mare, usque ad mare Jazer pervenerunt
49-21 Clamor in mari Rubro auditus est vocis ejus
-23 Quia auditum pessimum audierunt, turbati sunt in mari
50-42 Vox eorum quasi mare sonabit
51-36 Et desertum faciam mare ejus
-42 Ascendit super Babylonem mare
52-17 Et mare æneum, quod erat in domo Domini
-20 Et columnas duas, et mare unum, et vitulos
Thren. 2-13 Magna est enim velut mare contritio tua
Baruc. 3-30 Quis transfretavit mare, et invenit illam?
Ezech. 1-16 Et opus earum, quasi visio maris
26- 3 Sicut ascendit mare fluctuans
- 5 Siccatio sagenarum erit in medio maris
-16 Et descendent de sedibus suis omnes principes maris
-17 Quomodo peristi, quæ habitas in mari, urbs inclyta, quæ fuisti fortis in mari?
-18 Et turbabuntur insulæ in mari
27- 3 Et dices Tyro, quæ habitat in introitu maris
- 4 Et in corde maris sita. Finitimi tui
- 5 Extruxerunt te cum omnibus tabulatis maris
- 9 Om. naves maris, et nautæ earum fuerunt
-25 Naves maris, principes tui in negotiatione tua : et repleta es, et glorificata nimis in corde maris
-26 Ventus Auster contrivit te in corde maris
-27 Cadent in corde maris in die ruinæ tuæ
-29 Et univ. gubernatores maris in terra stabunt
-32 Quæ est ut Tyrus, quæ obmutuit in medio maris?
-33 In exitu negotiationum tuarum de mari implesti populos multos
-34 Nunc contrita es a mari, in profundis aquar.
28- 2 Et in cathedra Dei sedi in corde maris
- 8 Morieris in interitu occisor. in corde maris
32- 2 Assimilatus es, et draconi qui est in mari
38-20 Et commovebuntur a facie mea pisces maris
39-11 Vallem viatorum ad Orientem maris
41-12 Versumque ad viam respicientem ad mare
45- 7 A latere maris usque ad mare
47- 8 Intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur aquæ
-10 Sicut pisces maris Magni, multitudinis nimiæ
-15 Ad plagam Septentrionalem, a mari Magno via Hethalon, venientibus Sedaba
-17 Et erit terminus a mari usque ad atrium
-18 Jordanis disterminans ad mare Orientale
-19 Et torrens usque ad mare Magnum
-20 Et plaga maris, mare Magnum a confinio
Donec venias Emath : hæc est plaga maris
48- 1 Erit ei plaga Orientalis mare, Dan una
- 2 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Aser una
- 3 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Nephthali una
- 4 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Manasse una
- 5 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Ephraïm una
- 6 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Ruben una
- 7 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Juda una
- 8 A plaga Orientali usque ad plagam maris
-10 Et ad mare latitudinis decem millia
-17 Et ad mare ducenta quinquaginta
-21 Sed et ad mare, e regione viginti quinque millium usque ad terminum maris
-27 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Gad una
-28 Hæreditas contra mare Magnum
Dan. 3-78 Benedicite, maria et flumina, Domino
7- 2 Quatuor venti cœli pugnabant in mari
- 3 Et quatuor bestiæ grandes ascendebant de mari
11-45 Et figet tabernac. suum Apadno, inter maria
Osee. 1-10 Erit numerus filiorum Isr. quasi arena maris
4- 3 Sed et pisces maris congregabuntur
11-10 Quia ipse rugiet, et formidabunt filii maris
Joel. 2-20 Faciem ejus contra mare Orientale, et extremum ejus ad mare novissimum
Amos. 5- 8 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
8-12 Et commovebuntur a mari usque ad mare
9- 3 Et si celaverint se... in profundo maris
- 6 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
Jonæ. 1- 4 Dominus a. misit ventum magnum in mare
Et facta est tempestas magna in mari
- 5 Et miserunt vasa, quæ erant in navi, in mare
- 9 Deum cœli ego timeo, qui fecit mare et arid.

Jonæ. 1-11 Quid faciemus tibi, et cessabit mare a nobis?
Quia mare ibat, et intumescebat
-12 Tollite me, et mittite in mare, et cessabit mare a vobis
-13 Quia mare ibat, et intumescebat super eos
-15 Et tulerunt Jonam, et miserunt in mare
Et stetit mare a fervore suo
2- 4 Et projecisti me in profund. in corde maris
Mich. 7-12 Et ad mare de mari, et ad montem de monte
-19 Et projiciet in profundum maris omnia pecc.
Nahum. 1- 4 Increpans mare, et exsiccans illud
3- 8 Cujus divitiæ, mare: aquæ, muri ejus
Habac. 1-14 Et facies homines quasi pisces maris
2-14 Quasi aquæ operientes mare
3- 8 Numquid... vel in mari indignatio tua?
-15 Viam fecisti in mari equis tuis, in luto aquar.
Soph. 1- 3 Congregans volatilia cœli et pisces maris
2- 5 Væ qui habitatis funiculum maris
- 6 Et erit funiculus maris requies pastorum
Aggæi. 2- 7 Ego commovebo cœlum, et terram, et mare
Zach. 9- 4 Et percutiet in mari fortitudinem ejus
-10 Et potestas ejus a mari usque ad mare
10-11 Et transibit in maris freto, et percutiet in mari fluctus
14- 8 Medium earum ad mare Orientale, et medium earum ad mare novissimum
1 *Mac.* 4- 9 Salvi facti sunt patres nostri in mari Rubro
8-23 Bene sit Romanis, et genti Judæorum, in mari et in terra in æternum
-32 Et pugnabimus tecum mari terraque
11- 1 Sicut arena quæ est circa oram maris
13-29 Quæ viderentur ab omnibus navigantibus mare
14- 5 Et fecit introitum in insulis maris
-34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare
15- 1 Et misit rex Antiochus... epistolas ab insulis maris Simoni sacerdoti
-14 Circuivit civit. et naves a mari accesserunt
Et vexabant civitatem a terra et mari
2 *Mac.* 9- 8 Sibi videbatur etiam fluctibus maris imperare
Matth. 4-15 Via maris trans Jordanem, Galilæa gentium
-18 Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ
Mittentes rete in mare (erant enim piscatores)
8-24 Et ecce motus magnus factus est in mari
-26 Tunc surgens, imperavit ventis et mari
-27 Qualis est hic, quia venti et mare obediunt
-32 Impetu abiit totus grex per præceps in mare
13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
-47 Iterum simile est regnum cœlorum sagenæ missæ in mare
14-24 Navicula autem in medio mari jactabatur
-25 Venit ad eos ambulans super mare
-26 Et videntes eum super mare ambulantem
15-29 Inde Jesus venit secus mare Galilææ
17-26 Vade ad mare, et mitte hamum
18- 6 Et demergatur in profundum maris
21-21 Sed et si monti huic dixeritis, Tolle, et jacta te in mare, fiet
23-15 Quia circuitis mare et aridam, ut faciatis
Marc. 1-16 Et præteriens secus mare Galilææ, vidit
Mittentes retia in mare
2-13 Et egressus est rursus ad mare
3- 7 Jesus a.cum Discipulis suis secessit ad mare
4- 1 Et iterum cœpit docere ad mare
Ita ut navim ascendens sederet in mari
Et omnis turba circa mare super terram erat
-39 Et dixit mari: Tace, obmutesce
-40 Quia et ventus et mare obediunt ei
5- 1 Et venerunt trans fretum maris
-13 Et magno impetu grex præcipitatus est in mare ad duo millia, et suffocati sunt in mari
-21 Turba multa ad eum, et erat circa mare
6-47 Et cum sero esset, erat navis in medio mari
-48 Venit ad eos ambulans supra mare
-49 Ut viderunt eum ambulantem supra mare
7-31 Venit per Sidonem ad mare Galilææ
9-41 Bonum est ei magis, si circumdaretur mola asinaria collo ejus, et in mare mitteretur
11-23 Tollere, et mittere in mare; et non hæsitav.
Luc. 8-25 Quis putas hic est, quia et ventis et mari imperat
17- 2 Utilius est illi, si... projiciatur in mare
- 6 Eradicare, et transplantare in mare
21-25 Præ confusione sonitus maris et fluctuum
Joan. 6- 1 Post hæc abiit Jesus trans mare Galilææ
-16 Descenderunt Discipuli ejus ad mare
-17 Venerunt trans mare in Capharnaüm
-18 Mare autem, vento magno flante, exurgebat
-19 Vident Jesum ambulantem supra mare
-22 Turba quæ stabat trans mare
-25 Et cum invenissent eum trans mare

Joan. 21- 1 Postea manifestavit se iterum Jesus Discipulis ad mare Tiberiadis
- 7 Tunica succinxit se... et misit se in mare
Act. 4-24 Tu es qui fecisti cœlum et terram, mare
7-36 Et in Rubro mari, et in deserto annis quadraginta
10- 6 Coriarium, cujus est domus juxta mare
-32 Hospitatur in domo Sim. coriarii juxta mare
14-14 Qui fecit cœlum, et terram, et mare
17-14 Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque ad mare
27-30 Cum misissent scapham in mare
-38 Alleviabant nav. jactantes triticum in mare
-40 Committebant se mari, simul laxantes juncturas
-41 Puppis vero solvebatur a vi maris
28- 4 Homicida est homo hic, qui cum evaserit de mari, ultio non sinit eum vivere
Rom. 9-27 Si fuerit numerus filiorum Israël tanquam arena maris
1 *Cor.* 10- 1 Sub nube fuerunt, et om. mare transierunt
- 2 In Moyse baptizati sunt in nube, et in mari
2 *Cor.* 11-25 Nocte et die in profundo maris fui
-26 Periculis in mari, periculis in falsis fratribus
Hebr. 11-12 Sicut arena, quæ est ad oram maris, innum.
-29 Fide transierunt mare Rubrum
Jacob. 1- 6 Qui enim hæsitat, similis est fluctui maris
Judæ. -13 Fluctus feri maris, despumantes suas confusiones
Apoc. 4- 6 Tanquam mare vitreum simile crystallo
5-13 Super terram, et sub terra, et quæ sunt in mari
7- 1 Ne flarent super terram, neque super mare
- 2 Quibus datum est nocere terræ et mari
- 3 Dicens: Nolite nocere terræ et mari
8- 8 Et tanquam mons magnus igne ardens missus est in mare
Et facta est tertia pars maris, sanguis
- 9 Quæ habebant animas in mari
10- 2 Et posuit pedem suum dextrum super mare
- 5 Et Angelus, quem vidi stantem super mare
- 6 Et mare, et ea quæ in eo sunt
- 8 De manu Angeli stantis super mare
12-12 Væ terræ, et mari, quia descendit diabolus
-18 Et stetit supra arenam maris
13- 1 Et vidi de mari bestiam ascendentem
14- 7 Adorate eum, qui fecit cœlum et terram, mare et fontes aquarum
15- 2 Et vidi tanq. mare vitreum mixtum igne
Stantes super mare vitreum, habentes citharas Dei
16- 3 Secundus Angelus effudit phialam s. in mare
Et omnis anima vivens mortua est in mari
18-17 Et qui in mari operantur, longe steterunt
-19 Qui habebant naves in mari, de pretiis ejus
-21 Sustulit unus Angelus fortis lapidem quasi molarem magnum, et misit in mare
20- 7 Quorum numerus est sicut arena maris
-13 Et dedit mare mortuos, qui in eo erant
21- 1 Et prima terra abiit, et mare jam non est

MARES.

Nomen principis cujusdam in aula Assueri regis.

Esth. 1-14 Tharsis, et Mares, et Marsana

MARESA I.

Filius Caleb, et pater Hebron.

1 *Par.* 2-42 Et filii Maresa patris Hebron

MARESA II.

Filius Laada filii Sela filii Juda.

1 *Par.* 4-21 Filii Sela... et Laada pater Maresa

MARESA.

Urbs in tribu Juda, patria Michææ prophetæ. Hanc reædificavit Roboam.

Josue. 15-44 Et Ceila, et Achzib, et Maresa
2 *Par.* 11- 8 Necnon et Geth, et Maresa, et Ziph
14- 9 Et venit usque Maresa
-10 In valle Sephata, quæ est juxta Maresa
20-37 Prophetavit autem Eliezer filius Dodau de Maresa
Mich. 1-15 Hæredem adducam tibi quæ habitas in Maresa
2 *Mac.* 12-35 Atque ita Gorgias effugit in Maresa

MARETH. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-59 Mareth, et Bethanoth, et Eltecon

MARGARITA *et* MARGARITUM.

Prov. 25-12 Inauris aurea, et margaritum fulgens
Matth. 7- 6 Neq. mittatis margaritas vestras ante porcos
13-45 Negotiatori quærenti bonas margaritas
-46 Inventa a. una pretiosa margarita, abiit

1 *Tim.* 2- 9 Non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis
Apoc. 17- 4 Mulier erat circumdata purpura... et margaritis
18-12 Merces auri, et argenti... et margaritæ
-16 Deaurata erat auro... et margaritis
21-21 Duodecim portæ duodecim margaritæ sunt

MARGO.

Exod. 28-24 Junges annulis, qui sunt in marginibus
Ezech. 40-12 Et marginem ante thalamos cubiti unius

MARIA I.

Anno mundi 2452, ante J. Ch. 1602. Filia Jocabed et Amram filii Caath filii Levi, soror Aaron et Moysis. Nata est in Ægypto. Porro in Scripturis dicitur potius soror Aaron quam Moysis, quia Aaron Moyse erat senior, et proxime post Mariam natus. Hinc sanctus Gregorius Nyssenus, lib. de Virg. cap. 6, Mariam fuisse virginem docet, alioqui potius a marito quam a fratre agnominaretur. Adde quod nusquam Scriptura mariti ejus, aut liberorum meminit. Idem docet sanctus Ambrosius, et alii. Hanc tamen opinionem alii parum certitudinis habere putant. Josephus imprimis Hur ejus maritum facit. Vid. HUR. *Maria puella grandiuscula, decem aut duodecim annorum, stabat juxta littus fluminis, in quo fuit Moyses expositus parvulus, a matre edocta quid facto opus esset, si quis eum extraheret. Porro descendebat filia Pharaonis ut lavaretur in flumine, et videns fiscellam, misit unam e famulabus suis, et allatam aperiens, cernensque in ea parvulum vagientem, miserta ejus est, et agnovit ex signo circumcisionis eum esse de infantibus Hebræorum. Maria soror pueri, jussu filiæ Pharaonis, adduxit matrem suam Jochabed ut nutriret puerum. Post egressum filiorum Israel ex Ægypto, Maria cum cæteris mulieribus gratias egit Deo cum tympanis et choris. Anno post, Maria Moysi fratri suo detraxit propter Sephoram Madianitidem, quæ fortasse, cum uxor esset Moysis, præferebat se Mariæ, quod hæc æquo animo ferre non poterat. Et ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix. Sanavit eam Moyses; exclusa est tamen Maria extra castra septem diebus. Postea de ea tacet Scriptura usque ad ejus mortem in deserto Cades, quæ tum erat trigesima tertia mansio Israelitarum in solitudine. Anno mundi 2583, ante J. Ch. 1471. Ibi mortua est Maria mense primo anni quadragesimi ab egressu Hebræorum ex Ægypto, quatuor mensibus ante fratrem suum Aaron, cum ipsa esset annorum 130.*

Exod. 15-20 Sumpsit ergo Maria prophetissa, soror Aaron
Num. 12- 1 Lo[illegible]taq. est Maria et Aaron contra Moysen
- 4 [illegible]atim locutus est... ad Aaron et Mariam
- 5 Vocans Aaron et Mariam
-10 Ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix
-15 Exclusa est itaque Maria extra castra septem diebus: et populus non est motus de loco illo, donec revocata est Maria
20- 1 Mortuaque est ibi Maria, et sepulta in eodem loco
26-59 Hæc genuit Amram viro suo... Mariam
Deut. 24- 9 Mementote quæ fecerit Do... Mariæ in via
1 *Par.* 6- 3 Filii Amram: Aaron, Moyses, et Maria
Mich. 6- 4 Misi ante faciem tuam Moysen, et Aaron, et Mariam

MARIA II.

Beata Virgo. Filia Joakim vel Heli et sanctæ Annæ, e tribu Juda, mater Salvatoris Jesu Christi. Nata est Maria in civitate Nazareth die octava Septembris, anno mundi 4039, Romæ 739, ante J. Ch. 15. Virgo permanere constituerat, quamvis desponsata viro sancto nomine Joseph, ex eadem gente ac ipsa, hoc est, de tribu Juda et de stirpe Davidis. Angelus Gabriel missus est ad Mariam a Deo ut ei nuntiaret ipsam Christi matrem futuram; et ipsa consensit, postquam ab Angelo certior facta est se virginem permansuram, et Spiritus sancti operatione matrem efficiendam. Quam mirabilem conceptionis futuræ annuntiationem confirmat Angelus exemplo Elisabeth uxoris Zachariæ, quæ cum annosa et sterilis esset, filium jam conceperat, quasi diceret Angelus: Qui potui præstare ut annosa et sterilis conciperet, poterit etiam facere ut Virgo salva virginitate concipias. Et ait Maria: Fiat mihi se-

cundum verbum tuum. *Tunc Filius Dei, Verbum quod erat in principio apud Deum, et Deus erat ut Pater, caro factum est, nempe homo sicut nos, vere assumens corpus et animam in sanctissimæ Virginis utero. Statim post consensum a Virgine exhibitum conceptio Christi in ejus utero facta est. «Ubi audivit » hoc Maria, inquit sanctus Ambrosius, non » quasi incredula de oraculo, nec quasi incerta » de nuntio, nec quasi dubitans de exemplo, » sed quasi læta pro voto, religiosa pro of- » ficio, festina pro gaudio, in montana per- » rexit;» in civitatem Juda quam credunt plerique esse Hebron in qua erant sepulti Abraham, Sara, Isaac, et Jacob, ad invisendam cognatam suam sanctam Elisabeth uxorem Zachariæ. Mansit Maria cum illa quasi mensibus tribus; non enim prius discessit ex domo Zachariæ, quam Elisabeth peperisset, ut credunt aliqui, licet alii aliter sentiant; postea reversa est in domum suam. Regnante in Judæa Herode, et Cæsare Augusto Romæ imperante, Joseph et Maria compulsi sunt ad civitatem Judææ Bethlehem pergere et in stabulo divertere; ibique natus est Infans divinus. Vide plura in Evangeliis de Maria et Jesu. Obiit Maria Jerusalem anno ætatis suæ septuagesimo secundo, et viginti quinque annis post passionem Jesu Christi; et sanctus Joannes Damascenus refert omnes Apostolos ex omnibus partibus, in quibus Evangelium prædicabant, fuisse miraculo Dei translatos in civitatem Jerusalem, ut divinam Matrem viderent de vita ad mortem transeuntem, quam mortuam posuerunt in sepulcro in valle Bethmani, et ibi per tres dies auditas fuisse symphonias Angelorum. Insuper et addit sanctum Thomam, qui cum aliis Apostolis non aderat, quando obiit sancta Virgo, et qui Jerusalem advenit post corpus in sepulcro conditum, hoc tamen videre desiderasse; et sepulcro aperto, illud non fuisse repertum, et inde eos credidisse Virginem suscitatam assumptam fuisse ab Angelis ut collocaretur in cœlo coram Majestate divina. Apostolicæ traditioni conciliorumque auctoritati innixa festivitatem ad Assumptionem beatæ Mariæ commemorandam Ecclesia instituit.*

Matth. 1-16 Jacob a. genuit Joseph virum MARIÆ
-18 Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph
-20 Noli timere accipere Mariam conjugem
2-11 Invenerunt puerum cum Maria matre ejus
13-55 Nonne mater ejus dicitur Maria?
Marc. 6- 3 Nonne hic est faber, filius Mariæ
Luc. 1-27 Et nomen virginis Maria
-30 Ne timeas, Maria; invenisti enim gratiam
-34 Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet istud
-38 Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum
-39 Exurgens a. Maria in diebus illis, abiit
-41 Ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth
-46 Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum
-56 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus
2- 5 Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi
-16 Et invenerunt Mariam et Joseph
-19 Maria autem conservabat omnia verba hæc
-34 Et dixit ad Mariam matrem ejus
Act. 1-14 Et Maria matre Jesu, et fratribus ejus

MARIA III.

Maria Magdalene, soror Marthæ et Lazari suscitati. Vid. MAGDALENE.

Matth. 27-56 Inter quas erat Maria Magdalene
-61 Erat autem ibi Maria Magdalene
28- 1 In prima sabbati, venit Maria Magdalene
Marc. 15-40 Inter quas erat Maria Magdalene
-47 Maria a. Magdalene, et Maria Joseph
16- 1 Cum transisset sabbatum, Maria Magdalene
- 9 Apparuit primo Mariæ Magdalene
Luc. 8- 2 Maria, quæ vocatur Magdalene, de qua septem dæmonia exierant
10-39 Huic erat soror nomine Maria
-42 Maria optimam partem elegit
24-10 Erat autem Maria Magdalene et Joanna
Joan. 11- 1 De castello Mariæ et Marthæ
- 2 Maria autem erat, quæ unxit Dominum
- 5 Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarum
-19 Multi autem ex Judæis venerant ad Martham et Mariam
Joan. 11-20 Maria autem domi sedebat
-28 Vocavit Mariam sororem suam silentio
-31 Cum vidissent Mariam quia cito surrexit
-32 Maria ergo cum venisset ubi erat Christus
-45 Qui venerant ad Mariam et Martham
12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti
19-25 Stabant autem juxta crucem... et Maria Magdalene
20- 1 Una a. sabbati, Maria Magdalene venit
-11 Maria a. stabat ad monumentum foris
-16 Dicit ei Jesus: Maria. Conversa illa, dicit ei
-18 Venit Maria Magdalene annuntians

MARIA IV.

Jacobi Minoris et Joseph mater, quæ etiam dicitur Maria Cleophæ, scilicet uxor. Hæc erat beatæ Virginis soror; vel, ut alii volunt, soror sancti Joseph sponsi beatæ Virginis.

Matth. 27-56 Et Maria Jacobi et Joseph mater
-61 Magdalene, et altera Maria, sedentes
28- 1 Venit... et altera Maria videre sepulcrum
Marc. 15-40 Et Maria Jacobi Minoris et Joseph mater
-47 Magdalene, et Maria Joseph, aspiciebant
Luc. 24-10 Joanna, et Maria Jacobi, et cæteræ
Joan. 19-25 Soror matris ejus Maria Cleophæ

MARIA V.

Quænam fuerit hæc Maria non constat. Quidam eam esse putant ad quam scribit sanctus Ignatius, et Mariam Cassoboliten vocat.

Rom. 16- 6 Salutate Mariam, quæ multum laboravit in vobis

MARIA VI.

Mater Joannis qui cognominatus est Marcus. In domo istius Mariæ cœtus erat fidelium orantium pro sancto Petro, cum esset incarceratus.

Act. 12-12 Venit ad domum Mariæ matris Joannis

MARIAM. *Filius Ezra.*

1 Par. 4-17 Genuitque Mariam, et Sammaï, et Jesba

MARIMUTH.

Sacerdos, filius Uriæ, qui post reditum e captivitate dimisit uxorem alienigenam quam duxerat, id vetante Moysis lege.

1 Esdr. 10-36 Vania, Marimuth, et Eliasib
2 Esdr. 3- 3 Juxta eos ædificavit Marimuth filius Uriæ

MARINA.

1 Mac. 4-23 Et purpuram marinam, et opes magnas

MARITALIS.

1 Mac. 1-28 Quæ sedebant in thoro maritali, lugebant

MARITIMUS, A, UM.

Josue. 9- 1 In maritimis ac littore Magni maris
Jerem. 47- 7 Adversus maritimas ejus regiones
Ezech. 25-16 Perdam reliquias maritimæ regionis
1 Mac. 6-29 De insulis maritimis venerunt ad eum
7- 1 Ascendit cum paucis viris in civitatem maritimam
11- 8 Usque Seleuciam maritimam
15-11 Venit Doram fugiens per maritimam
-38 Constituit rex Cendebæum ducem maritimum
2 Mac. 8-11 Statimque ad maritimas civitates misit
Matth. 4-13 Habitavit in Capharnaüm maritima
Luc. 6-17 Et maritima, et Tyri, et Sidonis

MARITUS.

Gen. 16- 2 Dixit marito suo: Ecce, conclusit me Do.
29-34 Nunc quoq. copulabitur mihi maritus meus
30- 1 Et ait marito suo: Da mihi liberos
- 9 Zelpham ancillam suam marito tradidit
-15 Parum-ne... quod præripueris maritum
-20 Etiam hac vice mecum erit maritus meus
38-14 Eo quod... non eum accepisset maritum
39-16 Pallium ostendit marito revertenti
Exod. 21-22 Quantum maritus mulieris expetierit
Levit. 21- 7 Nec eam quæ repudiata est a marito
Num. 5-12 Vir, cujus uxor erraverit, maritumque contemnens
-13 Et hoc maritus deprehendere non quiverit
-19 Si non polluta es deserto mariti thoro
-30 Maritusque zelotypiæ spiritu concitatus
-31 Maritus absque culpa erit
30- 7 Si maritum habuerit, et voverit aliquid
-13 Quia maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit
36- 8 Cunctæ fœminæ de eadem tribu maritos accipient
Deut. 24- 2 Cumque egressa alterum maritum duxerit
Deut. 24- 4 Non poterit prior maritus recipere eam
Judic. 12- 9 Quas emittens foras, maritis dedit
13- 6 Quæ cum venisset ad maritum suum
- 9 Manuë autem maritus ejus non erat cum ea
14-20 Uxor a. ej. accepit maritum unum de amicis
20- 3 Interrogatusque Levita, maritus mulieris interfectæ
Ruth. 1- 3 Mortuus est Elimelech maritus Noëmi
- 5 Remansitque mulier orbata duobus liberis ac marito
Tobiæ. 10-13 Monentes eam... diligere maritum
Esth. 1-18 Parvi pendent imperia maritorum
-20 Deferant maritis suis honorem
Dan. 13-63 Laudaverunt... cum Joakim marito ejus
1 Mac. 1-28 Omnis maritus sumpsit lamentum

MARMA.

Hunc filium habuit Saharaïm ex Hodes uxore sua. E progenie Benjamin.

1 Par. 8-10 Jehus quoque, et Sechia, et Marma

MARMOR.

Exod. 31- 5 Marmore et gemmis et diversitate lignorum
1 Par. 29- 2 Et marmor Parium abundantissime
2 Par. 2-14 Qui novit operari in... ferro et marmore
3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore
Apoc. 18-12 Omnia vasa de... ferro et marmore

MARMOREUS, A, UM.

Esth. 1- 6 Et columnis marmoreis fulciebantur
Cant. 5-15 Crura illius columnæ marmoreæ

MARSANA.

Unus e septem principibus in aula regis Assueri.

Esth. 1-14 Tharsis, et Mares, et Marsana

MARSUPIUM.

Gen. 43-22 Quis posuerit eam in marsupiis nostris
Prov. 1-14 Marsupium unum sit omnium nostrum

MARTHA

Soror Mariæ Magdalene sororis Lazari illius quem suscitavit Christus.

Luc. 10-38 Mulier quædam Martha nomine, excepit illum
-40 Martha autem satagebat circa frequens ministerium
-41 Martha, Martha, sollicita es, et turbaris
Joan. 11- 1 De castello Mariæ, et Marthæ sororis ejus
- 5 Diligebat a. Jesus Martham et sororem ejus
-19 Multi a. ex Judæis venerant ad Martham
-20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit
-21 Dixit ergo Martha ad Jesum: Domine
-24 Dicit ei Martha: Scio quia resurget
-30 Erat adhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha
-39 Dicit ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat
-45 Qui venerant ad Mariam et Martham
12- 2 Martha ministrabat, Lazarus vero unus erat

MARTYRES.

Apoc. 17- 6 Et vidi mulierem ebriam de sanguine sanctorum, et de sanguine martyrum Jesu

MAS.

Gen. 17-23 Cunctos mares ex omnibus viris domus suæ
31-10 Levavi oculos meos, et vidi in somnis ascendentes mares super fœminas
34-24 Circumcisis cunctis maribus
Exod. 1-17 Sed conservabant mares
Levit. 3- 1 Si... voluerit offerre, marem sive fœminam
6-18 Mares tantum stirpis Aaron comedent illud
Num. 18-10 Mares tantum edent ex eo, quia consecratum est tibi
27- 3 Hic non habuit mares filios
31- 7 Omnes mares occiderunt
Josue. 17- 2 Isti sunt filii Manasse filii Joseph, mares
2 Par. 31-16 Exceptis maribus ab annis tribus et supra

MASAL.

Urbs Levitica in tribu Aser, alibi dicta Messal.

Josue. 21-30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon
1 Par. 6-74 De tribu vero Aser: Masal cum suburbanis

MASALOTH. *Urbs in tribu Nephthali.*

1 Mac. 9- 2 Castra posuerunt in Masaloth

MASCULINUS, A, UM.

Gen. 6-19 Ut vivant tec.: masculini sexus et fœminini
17-10 Circumcidetur ex vobis omne masculinum
-12 Omne masculinum in generationibus vestris
34-15 Circumcidatur in vob. omne masculini sexus

Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit
12-48 Circumcidetur prius omne masculinum ejus
13-12 Quidquid habueris masculini sexus, consecrabis
-15 Omne quod aperit vulvam masculini sexus
23-17 Ter in anno apparebit omne masculinum
34-19 Quod aperit vulvam generis masculini
-23 Tribus temporibus anni apparebit omne masculinum tuum in conspectu Omnipot.
Num. 1- 2 Quidquid sexus est masculini
-20 Om. quod sexus est masculini a viges. anno
-22 Om. quod sexus est masculini a viges. anno
3-22 Quarum numeratus est pop. sexus masculini
-28 Omnes generis masculini ab uno mense
-34 Omnes generis masculini ab uno mense
-39 In genere masculino a mense uno et supra
-40 Numera primogenitos sexus masculini
26-62 Viginti tria millia generis masculini
31-17 Cunctos interficite quidquid est generis masculini
Deut. 15-19 Quidquid est sexus masculini, sanctificabis
16-16 Tribus vicibus per annum apparebit omne masculinum tuum in conspectu Domini
20-13 Omne quod in ea generis masculini est
Josue. 5- 4 Qui egressus est de Ægypto generis masculini
Judic. 21-11 Omne generis masculini... interficite
3 *Reg.* 11-15 Et occidisset omne masculinum in Idumæa
-16 Donec interimeret omne masculinum
2 *Par.* 31-19 Partes distribuerent univ. sexui masculino
*Ezech.*16-17 Fecisti tibi imagines masculinas
2 *Mac.* 7-21 Fœmineæ cogitationi masculinum animum inserens
Luc. 2-23 Omne masculinum adaperiens vulvam

MASCULUS.

Gen. 1-27 Masculum et fœminam creavit eos
5- 2 Masculum et fœminam creavit eos
7- 2 Tolle septena et septena, masculum et fœminam
Duo et duo, masculum et fœminam
- 3 Septena et septena, masculum et fœminam
- 9 Duo et duo ingressa sunt ad Noë in arcam, masculus et fœmina
-16 Masculus et fœmina ex omni carne introierunt
17-14 Masculus, cujus præputii caro circumcisa non fuerit
31-12 Vide universos masculos ascendentes super fœminas
34-22 Si circumcidamus masculos nostros
-25 Interfectisque omnibus masculis
Exod. 1-16 Si masculus fuerit, interficite eum
12- 5 Erit autem agnus absque macula, masculus
Levit. 1- 3 Masculum immaculatum offeret ad ostium
-10 Masculum absque macula offeret
3- 6 Sive masculum obtulerit, sive fœminam
6-29 Omnis masculus de genere sacerdotali vescetur de carnibus ejus
7- 6 Omnis masculus de sacerdotali genere
12- 2 Si, suscepto semine, pepererit masculum
18-22 Cum masculo non commiscearis coïtu fœmineo
20-13 Qui dormierit cum masculo coïtu fœmineo
22-19 Masculus immaculatus erit ex bobus et ovibus
27- 3 Si fuerit masculus a vigesimo anno
- 5 Masculus dabit viginti siclos : fœmina dec.
- 6 Pro masculo dabuntur quinque sicli
- 7 Masculus dabit quindecim siclos : fœmina decem
Num. 3-15 Numera.. omnem masculum, ab uno mense et supra
-43 Et fuerunt masculi per nomina sua, a mense
5- 3 Tam masculum quam fœminam ejicite de castris
Deut. 4-16 Ne forte decepti faciatis vobis... imaginem masculi vel fœminæ
Tobiæ. 6-11 Sed neque masculum neque fœminam ullam habet aliam præter eam
Eccli. 36-23 Omnem masculum excipiet mulier
Isai. 66- 7 Anteq. veniret partus ejus peperit masculum
Jerem. 20-15 Dicens : Natus est tibi puer masculus
30- 6 Interrogate, et videte si generat masculus
Malac. 1-14 Dolosus, qui habet in grege suo masculum
1 *Mac.* 5-28 Et occidit omnem masculum in ore gladii
-35 Et cepit eam : et occidit omn. masculum ejus
-51 Et peremerunt omn. masculum in ore gladii
*Matth.*19- 4 Masculum et fœminam fecit eos : et dixit
Marc. 10- 6 Masculum et fœminam fecit eos Deus
Rom. 1-27 Similiter a. et masculi, relicto naturali usu Masculi in masculos turpitudinem operantes
1 *Cor.* 6-10 Neq. molles, neq. masculorum concubitores
Galat. 3-28 Non est masculus, neque fœmina
1 *Tim.* 1-10 Fornicariis, masculorum concubitoribus
Apoc. 12- 5 Et peperit fil. masculum qui recturus erat
-13 Persecutus est mulierem, quæ peperit masculum

MASEPHA.

Civitas in tribu Juda, quæ alias dicitur Maspha.

Josue. 15-38 Delean et Masepha et Jecthel

MASEREI.

Filius Sobal filii Hur, primogeniti Caleb ex Ephrata; ab eo populi Maserei.

1 *Par.* 2-53 Aphuthei, et Semathei, et Maserei

MASEREPHOTH.

In Hebræo est Maserephoth Maïm, id est, adustiones, incendia, combustiones aquarum. Locus est ubi excoquunt aquam ad ignem, refrigerandoque salem faciunt. Commentator Hebræorum super Josue sic loquitur : « Salinæ » sunt, ubi aqua maris trahitur ad fossas ad » hunc usum factas, et sole siccatur. » Ergo volunt aliqui salinas ; alii calidarum aquarum ebullitiones ; alii item fuisse vitreas fornaces. Regio est Sidoniorum.

Josue. 11- 8 Usque ad Sidonem magnam, et aquas Maserephoth
13- 6 A Libano usque ad aquas Maserephoth

MASIA. *Vir e progenie Benjamin.*

2*Esdr.*11- 7 Filius Masia, filius Etheel, filius Isaïa

MASMA I. *Filius Ismaelis quintus.*

Gen. 25-14 Masma quoque, et Duma, Massa
1 *Par.* 1-30 Et Masma, et Duma, Massa, Hadad

MASMA II.

Filius Mapsam filii Sellum, e progenie Simeon.

1 *Par.* 4-25 Mapsam filius ejus, Masma filius ejus
-26 Filii Masma : Hamuel filius ejus

MASMANA.

Quartus princeps inter viros fortissimos et pugnatores optimos qui de Gaddi transfugerunt ad David, cum lateret in deserto fugiens Saülem.

1 *Par.* 12-10 Masmana quartus, Jeremias quintus

MASOBIA. *Nomen loci incerti.*

1 *Par.* 11-46 Eliel, et Obed, et Jasiel de Masobia

MASPHA.

Maspha, Masphat et Masphe, decima sexta est inter urbes tribus Benjamin. Juraverunt filii Israel in Maspha se non daturos filiis Benjamin uxores e filiabus suis. Convocavit Samuel populum ad Dominum in Maspha, scilicet ut missis sortibus Saülem a Deo electum in regem demonstraret. — Altera est Maspha sive Masphe urbs in tribu Gad, in qua castrametati sunt Israelitæ contra Moabitas, et ubi Jephte ab Israelitis in judicem electus ad Dominum fudit preces, et votum temere vovit Domino : Ammonitis etenim devictis, illi in domum suam revertenti occurrit filia unigenita cum tympanis et choris, qua visa, scidit vestimenta sua, etc., etc.—Est campus Maspha, sive planities, quousque Josue persecutus est Jabin regem Asor, et ejus socios reges, quos devicerat ad aquas Merom. — Est etiam Maspha in tribu Juda, quam ædificavit Asa rex Juda.

Josue. 11- 3 Ad radices Hermon in terra Maspha
- 8 Campumque Masphe, qui est ad Orientalem illius partem
13-26 Usque Ramoth, Masphe et Betonim
Judic. 10-17 In Maspha castrametati sunt
11-11 Locutusque est Jephte... coram Domino in Maspha
-29 Maspha quoque Galaad, et inde transiens
-34 Revertente autem Jephte in Maspha
20- 1 Et terra Galaad, ad Dominum in Maspha
- 3 Nec latuit filios Benjamin quod ascendissent filii Israël in Maspha
21- 1 Juraverunt quoque filii Israël in Maspha
- 5 Cum essent in Maspha, interfici eos qui defuissent
- 8 Qui non ascendit ad Dominum in Maspha
1 *Reg.* 10-17 Convocavit... populum ad Do. in Maspha
22- 3 Profectus est David inde in Maspha
3 *Reg.* 15-22 Extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin, et Maspha
4 *Reg.* 25-23 Venerunt ad Godoliam in Maspha
4 *Reg.* 25-25 Qui erant cum eo in Maspha
2 *Par.* 16- 6 Ædificavitque ex eis Gabaa et Maspha
2*Esdr.* 3- 7 Viri de Gabaon et Maspha
-15 Sellum... princeps pagi Maspha
-19 Azer filius Josuë, princeps Maspha
1 *Mac.* 3-46 Et venerunt in Maspha contra Jerusalem : quia locus orationis erat in Maspha
5-35 Et divertit Judas in Maspha

MASPHATH.

Ex superius dictis, patet pluribus in locis inveniri civitates nomine Maspha, Masphe et Masphath, nempe in tribu Azer, in tribu Benjamin, in tribu Ruben et in tribu Juda. Campus Maspha ad historiam Josue pertinet; Maspha in Benjamin ad Samuelem, et ad ea quæ cum Philisthæis gesta sunt; Maspha in Gad, et Galaad, ad Jephte, ad Moabitas et Amalecitas; Maspha in Juda, urbis nudum nomen est; Maspha vel potius Mephaath in Ruben ad Saül et Davidem. Adrichomius putat Masphath civitatem esse in confinio tribuum Benjamin et Juda, in monte conspicuo inter Nobe et Azeca ad Occidentem Jerusalem. Cornelius a Lapide ait fuisse in via euntibus e Judæa in Babylonem, et eam sedem sibi elegisse Godoliam ut ibi facilius ageret tam cum Babyloniis, quam cum Judæis relictis in Judæa, quibus illum præfecerat Nabuchodonosor.

1 *Reg.* 7- 5 Congregate universum Israël in Masphath
- 6 Et convenerunt in Masphath Judicavitq. Samuël filios Israël in Masphath
- 7 Quod congregati essent filii Israël in Masphath
-11 Egressique viri Israël de Masphath
-12 Et posuit eum inter Masphath et inter Sen
-16 Circuiens Bethel, et Galgala et Masphath
Jerem. 40- 6 Venit autem Jeremias ad Godoliam filium Ahicam in Masphath
- 8 Venerunt ad Godoliam in Masphath
-10 Ecce ego habito in Masphath
-12 Venerunt... ad Godoliam in Masphath
-13 Venerunt ad Godoliam in Masphath
-15 Dixit ad Godoliam seorsum in Masphath
41- 1 Ad Godoliam filium Ahicam in Masphath Comederunt ibi panes simul in Masphath
- 3 Qui erant cum Godolia in Masphath
- 6 In occursum eorum de Masphath
-10 Captivas duxit Ismahel omnes reliquias populi, qui erant in Masphath; filias regis, et universum populum qui remanserat in Masphath
-14 Quem ceperat Ismahel, in Masphath
-16 Quas reduxerat ab Ismahel... de Masphath

MASRECA.

Civitas Idumææ, regia Semlæ quinti regis in Edom.

Gen. 36-36 Regnavit pro eo Semla de Masreca
1 *Par.* 1-47 Regnavit pro eo Semla de Masreca

MASSA.

Septimus inter duodecim filios Ismael, cujus posteri habitaverunt in Arabia.

Gen. 25-14 Masma quoque, et Duma, et Massa
1 *Par.* 1-30 Et Masma, et Duma, Massa, Hadad

MASSA.

1 *Reg.* 25-18 Et ducentas massas caricarum
30-12 Sed et fragmen massæ caricarum
2 *Reg.* 16- 1 Et centum massis palatharum
4 *Reg.* 20- 7 Afferte massam ficorum
Eccli. 22-18 Et massam ferri facilius est ferre
Isai. 38-21 Jussit Isaïas ut tollerent massam de ficis
Dan. 14-26 Fecitque massas, et dedit in os draconis
Zach. 5- 8 Et misit massam plumbeam in os ejus
Rom. 9-21 Ex eadem massa facere aliud quidem vas
11-16 Quod si delibatio sancta est, et massa
1 *Cor.* 5- 6 Modic. fermentum totam massam corrumpit
Galat. 5- 9 Modicum fermentum totam massam corrumpit

MATER.

Gen. 2-24 Relinquet homo patrem suum, et matrem
3-20 Eo quod mater esset cunctorum viventium
20-12 Filia patris mei, et non filia matris meæ
21-21 Et accepit illi mater sua uxorem de terra Ægypti
24-28 Et nuntiavit in domum matris suæ omnia
-53 Fratribus quoq. ej. et matri dona obtulit
-55 Responderuntque fratres ejus et mater
-67 Qui introduxit eam in tabernaculum Saræ matris suæ, et accepit eam uxorem
27-13 Ad quem mater : In me sit, ait, ista maledictio

Gen. 27-14 Abiit, et attulit, deditque matri
-29 Et incurventur ante te filii matris tuæ
28- 2 Ad domum Bathuel patris matris tuæ
- 5 Venit... ad Laban filium Bathuel Syri, fratrem Rebeccæ matris suæ
30-14 Reperit mandragoras quas matri Liæ detulit
32-11 Ne forte veniens percutiat matrem cum filiis
37-10 Num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram ?
44-20 Et ipsum solum habet mater sua
Exod. 2- 8 Perrexit puella, et vocavit matrem suam
20-12 Honora patrem tuum et matrem tuam
21-15 Qui percusserit patrem suum aut matrem
-17 Qui maledixerit patri suo vel matri
22-30 Septem diebus sit cum matre sua
23-19 Non coques hœdum in lacte matris suæ
34-26 Non coques hœdum in lacte matris suæ
Levit. 18- 7 Et turpitudinem matris tuæ non discooperies Mater tua est. Non revelabis turpitudinem
- 9 Turpitudinem sororis tuæ ex patre, sive ex matre.. non revelabis
-13 Turpitudinem sororis matris tuæ non revelabis, eo quod caro sit matris tuæ
19- 3 Unusquisque patrem suum et matrem suam timeat
20- 9 Qui maledixerit patri suo, aut matri, morte moriatur : patri matrique maledixit
-14 Qui supra uxorem filiam duxerit matrem ej.
-17 Qui acceperit sororem suam, filiam patris sui, vel filiam matris suæ
21- 2 Id est super patre, et matre, et filio, et filia
-11 Super patre quoque suo et matre non contaminabitur
22-27 Septem diebus erunt sub ubere matris suæ
24-11 Vocabatur autem mater ejus Salumith
Num. 6- 7 Nec super patris quidem et matris et fratris sororisque funere contaminabitur
12-12 Quod projicitur de vulva matris suæ
Deut. 5-16 Honora patrem tuum et matrem
13- 6 Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius matris tuæ
14-21 Non coques hœdum in lacte matris suæ
21-13 Flebit patrem et matrem suam uno mense
-18 Qui non audiat patris aut matris imperium
22- 6 Et matrem pullis vel ovis incubantem
-15 Tollent eam pater et mater ej., et ferent sec.
27-16 Maledictus qui non honorat patrem suum et matrem
-22 Cum sorore sua filia patris sui vel matris suæ
33- 9 Qui dixit patri suo, et matri suæ : Nescio vos
Josue. 2-13 Ut salvetis patrem meum et matrem, fratres
-18 Et patrem tuum ac matrem.. congregaveris
Judic. 5- 7 Donec surgeret Debbora, surgeret mater in Israël
-28 Per fenestram respiciens, ululabat mater ej.
8-19 Fratres mei fuerunt, filii matris meæ
9- 1 Abiit a. Abimelech... ad fratres matris suæ Et ad om. cognationem domus patris matris
- 3 Locutique sunt fratres matris ejus de eo
11- 2 Non poteris, quia de altera matre natus es
13- 5 Erit enim Nazaræus Dei ab infantia sua, et ex matris utero
- 7 Ex utero matris suæ usq. ad diem mortis suæ
14- 2 Ascendit, et nuntiavit patri suo et matri suæ
- 3 Cui dixerunt pater et mater sua
- 5 Descendit itaque Samson cum patre suo et matre in Thamnatha
- 6 Et hoc patri et matri noluit indicare
- 9 Veniensque ad patrem suum et matrem
-16 Respondit : Patri meo et matri nolui dicere
16-17 Consecratus Deo sum de utero matris meæ
17- 2 Qui dixit matri suæ : Mille et cent. argenteos
- 3 Reddidit ergo eos matri suæ, quæ dixerat ei
- 4 Reddidit igitur eos matri suæ, quæ tulit
Ruth. 1- 8 Dixit ad eas : Ite in domum matris vestræ
1 Reg. 2-19 Et tunicam parvam faciebat ei mater sua
15-33 Sic absq. liberis erit inter mulieres mater tua
20-30 Et in confusionem ignominiosæ matris tuæ
22- 3 Maneat, oro, pater meus et mater mea vobiscum
2 Reg. 1-26 Sicut mater unic. amat filium suum, ita ego
17-25 Sororem Sarviæ, quæ fuit mater Joab
19-37 Moriar in civitate mea, et sepeliar juxta sepulcrum patris mei et matris meæ
20-19 Et tu quæris... evertere matrem in Israël
3 Reg. 1-11 Dixit itaque Nathan ad Bethsabee matrem Salomonis
2-13 Ad Bethsabee matrem Salomonis
-19 Positusque est thronus matri regis
-20 Et dixit ei rex : Pete, mater mea
-22 Responditq. rex Salomon, et dixit matri suæ
3-27 Et non occidatur : hæc est enim mater ejus
11-26 Cujus mater erat nomine Sarva
14-31 Nomen aut. matris ejus Naama Ammanitis
15- 2 Nomen matris ejus Maacha, filia Abessalom
3 Reg. 15-10 Nomen matris ejus Maacha, filia Abessalom
-13 Insuper et Maacham matrem suam amovit
17-23 Tradidit matri suæ, et ait illi : En vivit filius
19-20 Osculer, oro, patrem meum et matrem m.
22-42 Nomen matris ejus Azuba, filia Salaï
-53 Et ambulavit in via patris sui et matris suæ
4 Reg. 3- 2 Sed non sicut pater suus et mater
-13 Vade ad prophetas patris tui et matris tuæ
4-19 Dixit puero : Tolle, et duc eum ad matrem
-20 Cum tulisset, et duxisset eum ad matrem s.
-30 Porro mater pueri ait : Vivit Dominus
8-26 Nomen matris ejus Athalia, filia Amri regis
9-22 Adhuc fornicationes Jezabel matris tuæ... vigent
11- 1 Athalia vero mater Ochoziæ, videns
12- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee
14- 2 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
15- 2 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
-33 Nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc
18- 2 Nomen matris ejus Abi, filia Zachariæ
21- 1 Nomen matris ejus Haphsiba
-19 Nomen matris ejus Messalemeth, filia Harus
22- 1 Nomen matris ejus Idida, filia Hadaïa
23-31 Nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ
-36 Nomen matris ejus Zebida, filia Phadaïa
24- 8 Nomen matris ejus Nohesta, filia Elnathan
-12 Ipse et mater ejus, et servi ejus, et principes
-15 Transtulit quoque Joachin in Babylonem, et matrem regis, et uxores regis
-18 Nomen matris ej. erat Amital, filia Jeremiæ
1 Par. 2-26 Nomine Atara, quæ fuit mater Onam
2 Par. 12-13 Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
13- 2 Nomenq. matris ejus Michaïa, filia Uriel
15-16 Sed et Maacham matrem Asa regis ex augusto deposuit imperio
20-31 Et nomen matris ejus Azuba filia Selahi
22- 2 Et nomen matris ejus Athalia filia Amri
- 3 Mater e. ejus impulit eum ut impie ageret
-10 Si quidem Athalia mater ejus, videns
24- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee
25- 1 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
26- 3 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
27- 1 Nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc
29- 1 Nomen matris ejus Abia, filia Zachariæ
Tobiæ. 4- 3 Honorem habebis matri tuæ omn. diebus
5-22 Fecit Tobias vale patri suo et matri suæ
-23 Cumq. profecti essent, cœpit mater ejus flere
-28 Ad hanc vocem cessavit mater ejus flere
10- 4 Flebat igitur mater ejus irremediabilibus lacrymis
- 9 Cui Tobias ait : Ego novi quia pater meus et mater mea modo dies computant
14-12 Sed quacumque die sepelieritis matrem
-14 Factum est autem post obitum matris suæ
Esth. 2- 7 Mortuisque patre ejus ac matre
Job. 1-21 Nudus egressus sum de utero matris meæ
17-14 Mater mea, et soror mea, vermibus
31-18 Et de utero matris meæ egressa est mecum
Psal. 21-10 Spes mea ab uberibus matris meæ
-11 De ventre matris meæ Deus meus es tu
26-10 Pater meus et mater mea dereliquerunt me
49-20 Adversus filium matris tuæ ponebas scandalum
50- 7 Et in peccatis concepit me mater mea
68- 9 Factus sum... peregrinus filiis matris meæ
70- 6 De ventre matris meæ tu es protector meus
108-14 Et peccatum matris ejus non deleatur
112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum lætantem
130- 2 Sicut ablactatus est super matre sua
138-13 Suscepisti me de utero matris meæ
Prov. 1- 8 Et ne dimittas legem matris tuæ
4- 3 Tenellus et unigenitus coram matre mea
6-20 Et ne dimittas legem matris tuæ
10- 1 Filius vero stultus mœstitia est matris suæ
15-20 Et stultus homo despicit matrem suam
17-25 Et dolor matris quæ genuit eum
19-26 Qui affligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est
20-20 Qui maledicit patri suo et matri, extinguetur
23-22 Et ne contemnas cum senuerit mater tua
-25 Gaudeat pater tuus, et mater tua, et exultet
28-24 Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre
29-15 Puer autem, qui dimittitur voluntati suæ, confundit matrem suam
30-11 Generatio... quæ matri suæ non benedicit
-17 Et qui despicit partum matris suæ
31- 1 Visio qua erudivit eum mater sua
Eccle. 5-14 Sicut egressus est nudus de utero matris suæ
Cant. 1- 5 Filii matris meæ pugnaverunt contra me
3- 4 Donec introducam illum in domum matris
-11 In diademate, quo coronavit illum mater
6- 8 Columba mea, perfecta mea, una est matris
8- 1 Quis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meæ ?
Cant. 8- 2 Apprehendam te, et ducam in dom. matris
- 5 Ibi corrupta est mater tua, ibi violata est
Sap. 7- 1 Et in ventre matris figuratus sum caro
-12 Ignorabam quon. horum omnium mater est
Eccli. 3- 3 Judicium matris exquirens, firmavit in filios
- 5 Ita et qui honorificat matrem suam
- 7 Et qui obedit patri, refrigerabit matrem
-11 Maledictio a. matris eradicat fundamenta
-16 Pro peccato matris. restituetur tibi bonum
-18 Est maledictus a Deo qui exasperat matrem
4-10 In judicando esto pupillis misericors ut pater, et pro viro matri illorum
-11 Et miserebitur tui magis quam mater
7-29 Et gemitus matris tuæ ne obliviscaris
15- 2 Et obviabit illi quasi mater honorificata
23-18 Memento patris et matris tuæ
24-24 Ego mater pulchræ dilectionis et timoris
40- 1 A die exitus de ventre matris eorum Usq. in diem sepulturæ in matrem omnium
49- 9 Qui a ventre matris consecratus est proph.
50-24 Qui auxit dies nostros a ventre matris nost.
Isai. 8- 4 Quia antequam sciat puer vocare patrem suum et matrem suam
49- 1 De ventre matris meæ recordatus est nominis mei
50- 1 Quis est hic liber repudii matris vestræ In sceleribus vestris dimisi matrem vestram
66-13 Quomodo si cui mater blandiatur
Jerem. 15- 8 Induxi eis super matrem adolescentis vastatorem meridie
-10 Væ mihi, mater mea : quare genuisti me
16- 3 Et super matres eorum, quæ genuerunt eos
- 7 Ad consolandum super patre suo et matre
20-14 Dies, in qua peperit me mater mea
-17 Ut fieret mihi mater mea sepulcrum
22-26 Et mittam te, et matrem tuam, quæ genuit te
50-12 Confusa est mater vestra nimis
52- 1 Et nomen matris ejus Amital, filia Jeremiæ
Thren. 2-12 Matribus suis dixerunt : Ubi est triticum Cum exhalarent animas suas in sinu matrum
5- 3 Matres nostræ quasi viduæ
Ezech. 16- 3 Pater tuus Amorrhæus, et mater tua Cethæa
-44 Dicens : Sicut mater, ita et filia ejus
-45 Filia matris tuæ es tu, quæ projecit virum Mater vestra Cethæa, et pater vest. Amorr.
19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit
-10 Mater tua quasi vinea in sanguine tuo super aquam plantata est
22- 7 Et matrem contumeliis affecerunt in te
23- 2 Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
44-25 Ne polluantur, nisi ad patrem et matrem
Osee. 2- 2 Judicate matrem vestram, judicate
- 5 Quia fornicata est mater eorum, confusa est
4- 5 Nocte tacere feci matrem tuam
10-14 In die prælii, matre super filios allisa
Zach. 13- 3 Dicent ei pater ejus et mater ejus qui genuer.
- 3 Et configent eum pater ejus et mater ejus
1 Mac. 13-28 Et statuit septem pyramidas, unam contra unam patri et matri
2 Mac. 7- 1 Septem fratres una cum matre sua apprehensos
- 4 Cæteris ej. fratribus et matre inspicientibus
- 5 Cæteri una cum matre invicem se hortabantur mori fortiter
-20 Supra modum autem mater mirabilis
-25 Vocavit rex matrem, et suadebat ei
-41 Novissime a. post filios et mater consumpta
Matth. 1-18 Cum esset desponsata mater ejus Maria
2-11 Invenerunt puerum cum Maria matre ejus
-13 Surge, et accipe puerum et matrem ejus
-20 Surge, et accipe puerum et matrem ejus
-21 Consurgens, accepit puerum et matrem ejus
10-35 Veni e. separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam
-37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me
12-46 Ecce mater ejus et fratres stabant foris
-47 Ecce mater tua et fratres tui foris stant
-48 Quæ est mater mea, et qui sunt fratres mei ?
-49 Dixit : Ecce mater mea et fratres mei
-50 Ipse meus frater, et soror, et mater est
13-55 Nonne mater ejus dicitur Maria, et fratres
14- 8 At illa præmonita a matre sua
-11 Et datum est puellæ, et attulit matri suæ
15- 4 Honora patrem et matrem ; et : Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
- 5 Quicumque dixerit patri vel matri
- 6 Et non honorificabit patr. suum aut matrem
19- 5 Propter hoc dimittet homo patrem et matrem
-12 Eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt
-19 Honora patrem tuum et matrem tuam
-20 Et o. qui reliquerit.. aut patrem aut matrem
20-20 Tunc accessit ad eum mater filior. Zebedæi
27-56 Maria Jacobi et Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi

Marc. 3-31 Et veniunt mater ejus et fratres
-32 Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te
-33 Ait : Quæ est mater mea, et fratres mei?
-34 Ait : Ecce mater mea et fratres mei
-35 Hic frater meus, et soror mea, et mater est
5-40 Assumit patrem et matrem puellæ
6-24 Quæ cum exisset, dixit matri suæ : Quid petam?
-28 Dedit illud puellæ, et puella dedit matri suæ
7-10 Honora patrem tuum et matrem tuam
Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
-11 Si dixerit homo patri, aut matri, Corban
-12 Et ultra non dimittitis eum quidquam facere patri suo aut matri
10- 7 Relinquet homo patrem suum et matrem
-19 Honora patrem tuum et matrem
-29 Nemo est qui reliquerit... patrem aut matrem
-30 Domos, et fratres, et sorores, et matres
15-40 Et Maria Jacobi Minoris et Joseph mater
Luc. 1-15 Et Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ
-43 Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me?
-60 Respondens mater ejus, dixit : Nequaquam
2-33 Erat pater ejus et mater mirantes super his
-34 Et dixit ad Mariam matrem ejus : Ecce positus est
-48 Et dixit mater ejus ad illum : Fili, quid fecisti
-51 Et mater ejus conservabat omnia verba hæc
7-12 Defunctus efferebatur filius unicus matris
-15 Et cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ
8-19 Venerunt a. ad illum mater et fratres ejus
-20 Mater tua et fratres tui stant foris
-21 Dixit ad eos : Mater mea, et fratres mei hi sunt
-51 Non permisit intrare sec. quemquam, nisi Petrum... et patrem et matrem puellæ
12-53 Dividentur... mater in filiam, et filia in matrem
14-26 Et non odit patrem suum et matrem
18-20 Honora patrem tuum et matrem
Joan. 2- 1 In Cana Galilææ : et erat mater Jesu ibi
- 3 Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum
- 5 Dicit mater ejus ministris : Quodcumque
-12 Ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et Disc.
3- 4 Potest in ventrem matris suæ iterato introire
6-42 Cujus nos novimus patrem et matrem
19-25 Stabant a. juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus Maria Cleophæ
-26 Cum vidisset ergo Jesus matrem, et Discip. Dicit matri suæ : Mulier, ecce filius tuus
-27 Deinde dicit Discipulo : Ecce matre tua
Act. 1-14 Cum mulieribus, et Maria mater Jesu
3- 2 Vir qui erat claudus ex utero matris suæ
12-12 Venit ad domum Mariæ matris Joannis
14- 7 Sedebat, claudus ex utero matris suæ
Rom. 16-13 Salutate Rufum... et matrem ejus, et meam
Galat. 1-15 Qui me segregavit ex utero matris meæ
4-26 Libera est, quæ est mater nostra
Ephes. 5-31 Relinquet homo patrem et matrem suam
6- 2 Honora patrem tuum et matrem tuam
1 *Tim.* 5- 2 Anus, ut matres; juvenculas, ut sorores
2 *Tim.* 1- 5 Primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice
Hebr. 7- 3 Sine patre, sine matre, sine genealogia
Apoc. 17- 5 Babylon magna, mater fornicationum

MATERFAMILIAS.

3 *Reg.* 17-17 Ægrotavit filius mulieris matrisfamilias
1 *Tim.* 5-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare, matresfamilias esse

MATERIA.

4 *Reg.* 6- 2 Et tollant singuli de sylva materias singulas
- 5 Accidit a. ut cum unus materiam succidisset
Sap. 11-18 Quæ creavit orbem terrar. ex materia invisa
15-13 Qui ex terræ materia fragilia vasa... fingit

MATERTERA.

Levit. 20-19 Turpitudinem materteræ..non discooperies

MATHAN I.

Anno mundi 3157, ante J. Ch. 897. Sacerdos Baal. Cum Joiada pontifex Dei maximus regem Joas constituisset, omnis populus ingressus templum Baal, aras ejus destruxit, imagines contrivit, et Mathan sacerdotem occidit. Ubi fuerit hoc templum Baal non satis constat. Certe vel Hierosolymis, vel in vicino monte Offensionis, id est, in monte Oliveto, ubi pridem istiusmodi fana ædificaverat Salomon. Hoc in templum confugerat Mathan ut se loci religione tueretur; vel ut dei sui imploraret auxilium. Nisi etiam forte eo tractus fuerit, ut mactaretur in loco ubi solebat ipse idolo victimas immolare.

4 *Reg.* 11-18 Mathan quoque sacerdotem Baal occiderunt coram altari
2 *Par.* 23-17 Mathan q. sac. Baal interfecerunt ante aras

MATHAN II.

Pater Saphatiæ istius qui Sedeciæ regi suadebat ut prophetam Jeremiam occideret.

Jerem. 38- 1 Audivit autem Saphatias filius Mathan

MATHAN III.

Filius Eleazar, paterque Jacob qui genuit Joseph virum Mariæ Virginis.

Matth. 1-15 Eleazar autem genuit Mathan
Mathan autem genuit Jacob

MATHANAI I.

Filius Hasom, qui duxerat uxorem alienigenam quam postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-33 Et de filiis Hasom, Mathanaï, Mathatha

MATHANAI II.

De filiis Bani. Is et ipse uxorem alienigenam duxerat.

1 *Esdr.* 10-37 Mathanias, Mathanaï, et Jasi

MATHANAI III. *Princeps familiæ.*

2 *Esdr.* 12-19 Joïarib, Mathanaï : Jodaïæ, Azzi

MATHANIA *vel* MATHANIAS I.

Anno mundi 3436, Romæ 136, ante J. Ch. 618. Filius Josiæ regis Juda, et patruus Joachim vel Jechoniæ qui se dedit in potestatem Nabuchodonosor, et translatus est in Babylonem. Rex Babylonis constituit pro eo Mathaniam, cui imposuit nomen Sedeciam. Vigesimum et primum annum ætatis habebat, cum regnare cœpit, et undecim annis regnavit in Jerusalem. Fecit malum coram Domino, et recessit a rege Babylonis qui comprehendit eum, filios ejus coram eo occidit, et oculos ejus effodit, vinxitque eum catenis et adduxit in Babylonem, et posuit eum in domo carceris duri usque ad diem mortis ejus; nam paulo post miseria pariter, dolore et vita caruit.

4 *Reg.* 24-17 Et constituit Mathaniam patruum ej. pro eo

MATHANIAS II.

Filius Micha filii Zechri. MATHANIAS III. *Filius Heman, princeps nonæ familiæ Leviticæ.* MATHANIAS IV. *Alter Levita e familia Asaph.* MATHANIAS V. *Is et ipse Levita de eadem progenie et familia Asaph. Tres adhuc reperiuntur ejusdem nominis qui duxerant uxores alienigenas, quas dimiserunt jussu Esdræ post reditum a captivitate.*

1 *Par.* 9-15 Et Mathania filius Micha filii Zechri
25-16 Nona Mathaniæ, filiis et fratribus ejus
2 *Par.* 20-14 Filii Mathaniæ, Levites de filiis Asap
29-13 De filiis quoque Asaph, Zacharias et Mathanias
1 *Esdr.* 10-26 Et de filiis Ælam, Mathania, Zacharias
-30 De filiis Phahathmoab, Edna... Mathanias
-37 Mathanias, Mathanaï, et Jasi
2 *Esdr.* 11-17 Et Mathania filius Micha, filius Zebedei
13-13 Juxta eos Hanan, filium Zachar, filium Mathaniæ

MATHANIAU.

Filius secundus Heman, Levites et cantor tabernaculi, in diebus David.

1 *Par.* 25- 4 Filii Heman, Bocciaü, Mathaniaü

MATHANITES.

1 *Par.* 11-43 Et Josaphat Mathanites

MATHAT.

Duo sunt istius nominis inter majores Jesu Christi, quos refert sanctus Lucas.

Luc. 3-23 Ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Heli, qui fuit Mathat
-29 Qui fuit Mathat, qui fuit Levi

MATHATHA.

Is et ipse est inter majores Jesu Christi.

Luc. 3-31 Qui fuit Mathatha, qui fuit Nathan

MATHATHA.

Filius secundus Hasom, et inter Levitas qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-33 De filiis Hasom, Mathanaï, Mathatha

MATHATHIAS I.

Levites primogenitus Sellum Coritæ. Præfectus erat eorum quæ in sartagine frigebantur, id est, curabat ut sacrificia cibatoria, quæ in sartagine priusquam cremarentur frigenda erant, recte præpararentur.

1 *Par.* 9-31 Mathathias Levites primogenitus Sellum

MATHATHIAS II.

Levites ordinis secundi inter cantores tabernaculi.

1 *Par.* 15-18 Maasiam, et Mathathiam, et Eliphalu
-21 Porro Mathathias et Eliphalu
16- 5 Mathathiam, et Eliab, et Banaïam

MATHATHIAS III.

Sextus inter filios Idithun, qui in cithara confitebantur et laudabant Dominum.

1 *Par.* 25- 3 Et Mathathias, sex, sub manu patris sui

MATHATHIAS IV.

Filius Asaph, et princeps quartæ decimæ familiæ Levitarum.

1 *Par.* 25-21 Quarta decima Mathathiæ, filiis et fratrib.

MATHATHIAS V.

Filius secundus Nebo. Uxorem alienigenam quam duxerat postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-43 De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias

MATHATHIAS VI.

Sacerdos qui stabat juxta Esdram, dum lex legeretur coram populo.

2 *Esdr.* 8- 4 Steterunt juxta eum, Mathathias, et Semeïa

MATHATHIAS VII.

Anno mundi 3886, Romæ 586, ante J. Ch. 168. Filius Joannis filii Simeonis, et sacerdos inter filios Joarib, cujus sors prima exiit tempore David, fuitque prima in viginti quatuor vicibus quæ omnes erant de filiis Aaron. Licet Mathathias non esset oriundus ex stirpe proxima pontificum, tamen illa deficiente, ad eum, quasi primæ classis sacerdotem, devolvebatur pontificatus, ad quem etiam Dei designatione et populi electione admotus est. Cum vidisset Mathathias omnes abominationes ab Antiocho in Jerusalem perpetratas, abominandum idolum super altare Dei, libros legis igni combustos, observatores legis necatos, mulieres quæ circumcidebant filios trucidatas, pueros a cervicibus suspensos, etc., etc., surrexit e civitate et consedit in monte Modin. Habebat filios quinque, Joannem, Simeonem, Judam qui vocabatur Machabæus, Eleazarum, et Jonatham. Operuerunt se pater et filii ciliciis, planxerunt valde, et constanter steterunt in proposito non recedendi a lege Dei; imo et videns quemdam Judæum idolis sacrificantem in civitate Modin secundum jussum regis Antiochi, doluit Mathathias, et contremuerenes ejus, et insiliens trucidavit eum super runt aram; sed et virum quem rex Antiochus miserat, qui cogebat immolare, occidit in ipso tempore, et aram destruxit; et zelatus est legem, sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi. Et exclamavit Mathathias voce magna in civitate, dicens : Omnis qui zelum habet legis statuens testamentum, exeat post me. *Et fugit ipse, et filii ejus in montes. Tunc congregata est ad eos Synagoga Assidæorum fortis viribus ex Israel, et collegerunt exercitum, et circuivit Mathathias, et amici ejus, et destruxerunt aras idolorum, circumciderunt pueros incircumcisos, et prosperatum est opus in manibus eorum, et armis victricibus obtinuerunt legis observationem. Appropinquabant autem dies Mathathiæ moriendi; tum hortatus est filios suos, et jussit legem Dei tueri exemplis allatis patrum suorum. Benedixit, eos et appositus est ad patres suos. Defunctus est anno centesimo et quadragesimo sexto vel ætatis suæ, ut volunt quidam, vel probabilius, regni Græcorum; sepultus est a filiis suis in sepulcris patrum suorum in Modin, et planxerunt eum omnis Israel planctu magno. Et surrexit Judas, qui vocabatur Machabæus, filius ejus pro eo.*

1 *Mac.* 2- 1 Surrexit Mathathias filius Joannis
- 7 Dixit Mathathias : Væ mihi, ut quid natus sum
-14 Et scidit vestimenta sua Mathathias, et filii

1 *Mac.* 2-16 Sed Mathathias et filii ejus constanter steterunt
-17 Dixerunt Mathathiæ : Princeps et clarissimus
-19 Respondit Mathathias, et dixit magna voce
-24 Vidit Mathathias, et doluit, et contremuer.
-27 Exclamavit Mathathias voce magna in civit.
-39 Et cognovit Mathathias, et amici ejus
-45 Et circuivit Mathathias, et amici ejus
-49 Appropinquaverunt dies Mathathiæ moriendi
14-29 Simon a. Mathathiæ filius ex filiis Jarib

MATHATHIAS VIII.

Filius Absalomi. Ipse solus et Judas filius Calphi non dereliquerunt Jonatham.

1 *Mac.* 11-70 Nemo relictus est ex eis, nisi Mathathias filius Absalomi

MATHATHIAS IX.

Filius Simonis filii Mathathiæ magni. Ptolemæus filius Abobi, gener Simonis, suscepit eum et filios ejus in munitiunculam, quæ vocatur Doc, cum dolo. Fecit eis convivium magnum, et abscondit illic viros; et cum inebriatus esset Simon, et duo ejus filii, Mathathias et Judas, insidiose trucidati sunt.

1 *Mac.* 16-14 Mathathias filius ejus, et Judas

MATHATHIAS X.

Filius Amos, et pater Joseph, est inter majores Jesu Christi secundum humanitatem.

MATHATHIAS XI. *Filius Semei paterque Mahath, etiam ex majoribus Jesu Christi.*

Luc. 3-25 Qui fuit Mathathiæ, qui fuit Amos
-26 Qui fuit Mahath, qui fuit Mathathiæ

MATHIAS.

Dederunt sortes Apostoli inter Mathiam et Joseph, ut unus acciperet locum ministerii et apostolatus de quo prævaricatus fuerat Judas proditor; cecidit sors super Mathiam, et annumeratus est cum undecim Apostolis.

Act. 1-23 Statuerunt duos, Joseph... et Mathiam
-26 Et cecidit sors super Mathiam

MATHUSAEL.

Filius Maviael et pater Lamech illius qui primus inter homines polygamus legem monogamiæ violavit. E progenie Cain.

Gen. 4-18 Et Maviaël genuit Mathusaël, et Mathusaël genuit Lamech

MATHUSALA *et* MATHUSALE.

Filius Henoch et pater Lamech patris Noe. e progenie Seth. Natus est Mathusala anno mundi 688, ante J. Ch. 3366. Fuerunt anni vitæ Mathusala 969, et mortuus est paucis tantum diebus ante diluvium.

Gen. 5-21 Porro Henoch vixit...et genuit Mathusalam
-22 Et vixit, postquam genuit Mathusalam
-25 Vixit quoque Mathusala centum octoginta septem annis
-26 Et vixit Mathusala, postq. genuit Lamech
-27 Et facti sunt omnes dies Mathusala
1 *Par.* 1- 3 Henoch, Mathusale, Lamech
Luc. 3-37 Qui fuit Mathusale, qui fuit Henoch

MATRED.

Filia Mezaab, mater Meetabel uxoris Adar regis in Edom septimi.

Gen. 36-39 Appellabatur uxor ejus Meetabel, filia Matred filiæ Mezaab
1 *Par.* 1-50 Appellata est uxor ejus Meetabel filia Matred

MATRICIDÆ.

1 *Tim.* 1- 9 Parricidis, et matricidis, homicidis

MATRIMONIUM.

1 *Esdr.* 9-14 Neque matrimonia jungeremus cum populis
Prov. 30-23 Cum in matrimonio fuerit assumpta
Eccli. 23-32 Statuens hæreditatem ex alieno matrimonio
1 *Cor.* 7-10 Iis autem qui matrimonio juncti sunt
-38 Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit

MATTHÆUS.

Apostolus et Evangelista, filius Alphæi. Cum sanasset Jesus paralyticum in Capharnaüm, et inde transiret, vidit in telonio sedentem Matthæum, qui etiam dicebatur Levi. Vid. Levi. *Et ait illi : Sequere me. Et surgens Matthæus secutus est eum. Matthæus primus omnium scripsit Evangelium, teste Hieronymo, Irenæo, Athanasio, et aliis, idque Hierosolymis, ac sermone Hebræo, vel Syriaco potius, quo tunc utebantur Judæi : « Ob horum nempe vel maxime causam scripsit, » qui in Jesum crediderant ex Judæis, inquit » Hieronymus, et nequaquam legis umbra » secedente Evangelii veritatem servabant. » Quod fecisse putatur rogatu Discipulorum, et jussu aliorum Apostolorum. Scripsit autem Matthæus circa annum sextum a passione. Festivitatem sancti Matthæi celebrat Ecclesia Latina die Septembris vigesima prima.*

Matth. 9- 9 Vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine
10- 3 Matthæus publicanus, Jacobus Alphæi
Marc. 3-18 Et Matthæum, et Thomam, et Jacobum
Luc. 6-15 Matthæum, et Thomam, Jacobum Alphæi
Act. 1-13 Matthæus, Jacobus Alphæi, et Simon Zelotes

MATTHANA.

Israelitarum mansio quadragesima prima in deserto prope tribum Ruben, juxta torrentem Arnon trans Jordanem.

Num. 21-18 De solitudine, Matthana
-19 De Matthana, in Nahaliel

MATTHIAS.

Nicanor princeps exercitus Demetrii regis Syriæ, audiens virtutem comitum Judæ Machabæi, et animi magnitudinem, nolensque prælium committere, tres præmisit nuntios, Posidonium, et Theodotium, et Matthiam, ut darent dextras atque acciperent.

2 *Mac.* 14-19 Præmisit... Theodotium, et Matthiam

MATURE, IUS.

Gen. 32-22 Cumq. mature surrexisset, tulit duas uxores
2 *Mac.* 7-37 Invocans Deum maturius genti nostræ propitium fieri
Act. 25- 4 Se autem maturius profecturum

MATURESCO.

Gen. 40-10 Et post flores uvas maturescere
Isai. 37-27 Herba tectorum, quæ exaruit antequam maturesceret

MATURITAS.

4 *Reg.* 19-26 Arefacta est anteq. veniret ad maturitatem
Ps. 118-147 Præveni in maturitate, et clamavi
Isai. 28- 4 Quasi temporaneum ante maturitatem Autumni

MATURO.

Joel. 3-13 Mittite falces, quoniam maturavit messis

MATURUS, A, UM.

Apoc. 14-18 Quoniam maturæ sunt uvæ ejus

MATUTINUS, A, UM.

Exod. 14-24 Jamque advenerat vigilia matutina
29-41 Offeres... juxta ritum matutinæ oblationis
Levit. 9-17 Absque cæremoniis holocausti matutini
Num. 28- 8 Juxta omnem ritum sacrificii matutini
-23 Præter holocaustum matutinum
1 *Reg.* 11-11 Ingressus est media castra in vigilia matutina
25-34 Non remansisset.. usq. ad lucem matutinam
4 *Reg.* 16-15 Majus offer holocaustum matutinum
Job. 38- 7 Cum me laudarent simul astra matutina
Psal. 21- 1 Pro susceptione matutina, Psalmus David
29- 6 Et ad matutinum lætitia
48-15 Et dominabuntur eorum justi in matutino
62- 7 In matutinis meditabor in te
64- 9 Exitus matutini et vespere delectabis
72-14 Et castigatio mea in matutinis
100- 8 In matutino interficiebam omnes peccatores
129- 6 A custodia matutina usq. ad noctem, speret
Eccli. 50- 6 Quasi stella matutina in medio nebulæ
Isai. 8-20 Non erit eis matutina lux
17-14 Ecce turbatio : in matutino, et non subsistet
Osee. 6- 4 Misericordia vestra quasi nubes matutina
13- 3 Idcirco erunt quasi nubes matutina, et sicut ros matutinus præteriens
Joel. 2-23 Descendere faciet ad vos imbrem matutinum et serotinum
Amos. 4-13 Faciens matutinam nebulam, et gradiens
Mich. 2- 1 In luce matutina faciunt illud
1 *Mac.* 4-52 Et ante matutinum surrexerunt
Apoc. 2-28 Et dabo illi stellam matutinam
22-16 Ego sum radix et genus David, stella splendida et matutina

MAUMAM.

Nomen eunuchi cujusdam in aula Assueri.

Esth. 1-10 Præcepit Maümam, et Bazatha, et Harbona

MAUSOLEUM.

2 *Par.* 35-24 Sepultus in mausoleo patrum suorum

MAVIAEL.

Filius Irad filii Henoch, et pater Mathusael, e progenie Cain.

Gen. 4-18 Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviaël, et Maviael genuit Mathusael

MAXILLA.

Judic. 15- 9 Qui postea vocatus est Lechi, id est, Maxilla
-14 Qui cum venissent ad locum Maxillæ
-15 Inventamque maxillam, id est, mandibulam asini, quæ jacebat, arripiens
-16 Et ait : In maxilla asini... delevi eos
-17 Quod interpretatur Elevatio Maxillæ
-19 Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxilla asini
Fons invocantis de Maxilla, usq. in præsent.
3 *Reg.* 22-24 Et percussit Michæam in maxillam, et dixit
2 *Par.* 18-23 Et percussit Michææ maxillam, et ait
Job. 16-11 Et exprobrantes, percusserunt maxillam meam
40-21 Aut armilla perforabis maxillam ejus?
Psal. 31- 9 In camo et freno maxillas eorum constringe
Eccli. 35-18 Nonne lacrymæ viduæ ad maxillam descendunt
-19 A maxilla enim ascendunt usque ad cœlum
Isai. 30-28 Frenum erroris, quod erat in maxillis populorum
Thren. 1- 2 Et lacrymæ ejus in maxillis ejus
3-30 Dabit percutienti se maxillam, saturabitur
Ezech. 29- 4 Et ponam frenum in maxillis tuis
38- 4 Et ponam frenum in maxillis tuis
Osee. 11- 4 Quasi exaltans jugum super maxillas eorum
Mich. 5- 1 In virga percutient maxillam judicis Israël
Matth. 35-9 Si quis te percusserit in dexteram maxillam
Luc. 6-29 Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram

MAXIME.

Gen. 31- 3 Maxime dicente sibi Domino : Revertere
47-13 Oppresserat fames terram, maxime Ægypti
Exod. 22-15 Maxime si conductum venerat pro mercede
Deut. 29-20 Sed tunc quam maxime furor ejus fumet
1 *Reg.* 18- 5 Maximeque in conspectu famulorum Saül
21- 4 Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus?
22- 8 Maxime cum et filius meus fœdus inierit
2 *Par.* 35-25 Jeremias maxime : cujus omnes cantores
Job. 19-19 Quem maxime diligebam, aversatus est me
Eccli. 6-37 Et in mandatis illius maxime assiduus esto
Osee. 13-10 Maxime nunc salvet te in omnibus urbibus
2 *Mac.* 8- 7 Maxime autem noctibus ad hujuscemodi excursus ferebatur
Act. 20-38 Dolentes maxime in verbo, quod dixerat
25-26 Propter quod produxi eum ad vos, et maxime ad te, rex Agrippa
26- 3 Maxime te sciente omnia
Galat. 6-10 Ad omnes, maxime a. ad domesticos fidei
Philip. 4-22 Maxime autem qui de Cæsaris domo sunt
1 *Tim.* 4-10 Salvator om. hominum, maxime fidelium
5- 8 Et maxime domesticorum curam non habet
-17 Maxime qui laborant in verbo et doctrina
2 *Tim.* 4-13 Affer tecum, et libros, maxime autem membranas
Tit. 1-10 Maxime qui de circumcisione sunt
Phile. -16 Pro servo charissim. fratrem, maxime mihi

MAXIMUS. *Vid.* MAGNUS.

MECHERATHITES.

1 *Par.* 11-36 Hepher Mecherathites, Ahia Phelonites

MECHMAS.

Nomen oppidi in tribu Ephraïm, quod alibi dicitur Machmas.

2 *Esdr.* 11-31 Mechmas, et Haï, et Bethel, et filiabus ejus

MECHNEDEBAI.

Unus e filiis Bani. Dimisit uxorem suam, quæ non erat de gente Judæa.

1 *Esdr.* 10-40 Et Mechnedebaï, Sisai, Saraï

MECUM.

Gen. 14-24 Qui venerunt mecum, Aner, Escol et Mambre
19-19 Misericordiam tuam, quam fecisti mecum
24- 5 Si noluerit mulier venire mecum in terram
-39 Quid si noluerit venire mecum mulier?
-45 Dumque hæc tacitus mecum volverem, apparuit Rebecca

Gen. 28-20 Si fuerit Deus mecum, et custodierit me
30-20 Etiam hac vice mecum erit maritus meus
31- 5 Deus autem patris mei fuit mecum
33-13 Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros, et oves et boves fœtas, mecum
-15 Oro te, ut de populo, qui mecum est, saltem socii remaneant viæ tuæ
39- 7 Injecit domina sua oculos suos in Joseph, et ait : Dormi mecum
-14 Ingressus est ad me, ut coïret mecum
40-14 Et facias mecum misericordiam
43- 8 Mitte puerum mecum, ut proficiscamur
-16 Quoniam mecum sunt comesturi meridie
Exod. 33-12 Non indicas mihi quem missurus es mecum
34- 2 Stabisque mecum super verticem montis
Num. 23-13 Veni mecum in alterum locum
Deut. 5-31 Tu vero hic sta mecum, et loquar tibi
31-17 Vere quia non est Deus mecum
Josue. 14- 8 Qui ascenderant mecum dissolverunt cor populi
-12 Si forte sit Dominus mecum
Judic. 1- 3 Ascende mecum in sortem meam, et pugna
4- 8 Dixitque... Si venis mecum, vadam
Si nolueris venire mecum, non pergam
8- 5 Date, obsecro, panes populo qui mecum est
16-15 Amas me, cum animus tuus non sit mecum
19-19 In meos... usus, et pueri qui mecum est
Ruth. 1- 8 Sicut fecistis cum mortuis et mecum
-11 Revertimini, filiæ meæ ; cur venitis mecum ?
1 Reg. 9-19 Ascende... ut comedatis mecum hodie
15-25 Et revertere mecum ut adorem Dominum
-30 Et revertere mecum ut adorem Dominum
16- 5 Et venite mecum ut immolem
17- 9 Si quiverit pugnare mecum, et percusserit
-10 Et ineat mecum singulare certamen
21- 8 Gladium m. et arma mea non tuli mecum
22-23 Mane mecum, ne timeas : si quis quæsierit
Mecumque servaberis
23-12 Si tradent me... et viros qui sunt mecum
26- 6 Quis descendet mecum ad Saül in castra?
28- 1 Scito quoniam mecum egredieris in castris
-19 Cras autem tu et filii tui mecum eritis
29- 6 Et introitus tuus mecum est in castris
2 Reg. 3-12 Fac mecum amicitias, et erit manus mea tecum
10- 2 Sicut fecit pater ejus mecum misericordiam
13-11 Et ait : Veni, cuba mecum, soror mea
15-33 Si veneris mecum, eris mihi oneri
19-25 Quare non venisti mecum, Miphiboseth ?
-33 Dixit itaque rex ad Berzellaï : Veni mecum
Ut requiescas securus mecum in Jerusalem
-38 Dixit itaq. ei rex : Mecum transeat Chamaam
23- 5 Ut pactum æternum iniret mecum
3 Reg. 13- 7 Veni mecum domum ut prandeas
-15 Veni mecum domum ut comedas panem
22- 4 Venies-ne mecum ad præliandum in Ramoth Galaad?
4 Reg. 1-13 Et animas servorum tuorum qui mecum sunt
3- 7 Veni mecum contra eum ad prælium
4-22 Mitte mecum, obsecro, unum de pueris
10-16 Veni mecum, et vide zelum meum pro Dom.
18-31 Facite mecum quod vobis est utile
1 Par. 4-10 Et fuerit manus tua mecum
2 Par. 2- 4 Sic fac mecum ut ædificem domum
- 7 Cum his artificibus quos mecum habeo
18- 3 Veni mecum in Ramoth Galaad
35-21 Desine advers. Deum facere, qui mecum est
1 Esdr. 7-28 Congregavi de Israël principes qui ascenderent mecum
8- 1 Qui ascenderunt mecum in regno
2 Esdr. 2- 8 Juxta manum Dei mei bonam mecum
- 9 Miserat a. rex mecum principes militum
-12 Surrexi nocte ego, et viri pauci mecum
Et jumentum non erat mecum
-18 Quod esset bona mecum
12-39 Et dimidia pars magistratuum mecum
Judith. 10-13 Hac de causa cogitavi mecum, dicens
12-10 Ut sponte consentiat habitare mecum
Job. 7-13 Et relevabor loquens mecum in strato meo
9-32 Nec qui mecum in judicio... possit audiri
13-19 Quis est qui judicetur mecum ? veniat
19- 4 Mecum erit ignorantia mea
23- 6 Nolo multa fortitudine contendat mecum
28-14 Et mare loquitur : Non est mecum
29- 5 Quando erat Omnipotens mecum
31-18 Ab infantia mea crevit mecum miseratio
Et de utero matris meæ egressa est mecum
Psal. 22- 4 Non timebo mala : quoniam tu mecum es
33- 4 Magnificate Dominum mecum
37-11 Et ipsum non est mecum
49-11 Et pulchritudo agri mecum est
54-15 Qui simul mecum dulces capiebas cibos
-19 Quoniam inter multos erant mecum
85-17 Fac mecum signum in bonum
Psal. 93-16 Aut quis stabit mecum adversus operantes iniquitatem ?
100- 6 Oculi mei ad fideles terræ ut sedeant mecum
108-21 Domine, fac mecum propter nomen tuum
Prov. 8-18 Mecum sunt divitiæ, et gloria, opes
30- 2 Et sapientia hominum non est mecum
Eccle. 2- 9 Sapientia quoque perseveravit mecum
Sap. 8- 9 Sciens quoniam mecum communicabit
9-10 Ut mecum sit et mecum laboret
Isai. 36-16 Facite mecum benedictionem
44-24 Ego... stabiliens terram, et nullus mecum
54-15 Ecce accola veniet qui non erat mecum
63- 3 Et de gentibus non est vir mecum
Jerem. 2-29 Quid vultis mecum judicio contendere ?
20-11 Dominus autem mecum est quasi bellator
40- 4 Si placet tibi ut venias mecum in Babylonem
Si autem displicet tibi venire mecum
- 5 Et mecum noli venire
Ezech. 3-14 Manus enim Domini erat mecum
Dan. 10- 7 Viri, qui erant mecum, non viderunt
-19 Cumque loqueretur mecum, convalui
Malac. 2- 6 In pace et in æquitate ambulavit mecum
1 Mac. 10-24 Ut sint mecum in adjutorium
-71 Quia mecum est virtus bellorum
12-45 Veni mecum Ptolemaïdam, et tradam
Matth. 12-30 Qui non est mecum, contra me est
Et qui non congregat mecum, spargit
15-32 Quia triduo jam perseverant mecum
20-13 Nonne ex denario convenisti mecum ?
26-23 Qui intingit mecum manum in paropside
-38 Sustinete hic, et vigilate mecum
-40 Non potuistis una hora vigilare mecum ?
Marc. 14-18 Ex vobis tradet me qui manducat mecum
-20 Qui intingit mecum manum in catino
Luc. 11- 7 Et pueri mei mecum sunt in cubili
-23 Qui non est mecum, contra me est
Et qui non colligit mecum, dispergit
12-13 Dic fratri m. ut dividat mecum hæreditatem
15-31 Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt
22-21 Manus tradentis me mecum est in mensa
-28 Permansistis mecum in tentationibus meis
23-43 Dico tibi : Hodie mecum eris in paradiso
Joan. 8-29 Et qui me misit mecum est, et non reliquit
13- 8 Si non lavero te, non habebis partem mecum
-18 Qui manducat mecum panem
15-27 Quia ab initio mecum estis
16-32 Non sum solus, quia Pater mecum est
17-24 Et illi sint mecum : ut videant claritatem
Act. 11-12 Venerunt autem mecum et sex fratres isti
20-34 Et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istæ
22- 9 Qui mecum erant lumen quidem viderunt
Vocem autem non audierunt ejus qui loquebatur mecum
26-13 Et eos qui mecum simul erant
1 Cor. 15-10 Non ego autem, sed gratia Dei mecum
16- 4 Si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt
2 Cor. 9- 4 Ne cum venerint Macedones mecum
Galat. 1- 2 Et qui mecum sunt omnes fratres
2- 3 Sed neque Titus, qui mecum erat
Philip. 2-22 Sicut patri filius, mecum servivit in Evangelio
4- 3 Adjuva illas quæ mecum laboraverunt
-22 Salutant vos, qui mecum sunt, fratres
2 Tim. 4-11 Lucas est mecum solus
Tit. 3-15 Salutant te qui mecum sunt omnes
Phile. -13 Ego volueram mecum detinere
Apoc. 1-12 Ut viderem vocem quæ loquebatur mecum
3- 4 Ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt
-20 Et cœnabo cum illo, et ipse mecum
-21 Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno
4- 1 Audivi, tanquam tubæ loquentis mecum
17- 1 Et locutus est mecum, dicens : Veni
21- 9 Et locutus est mecum, dicens : Veni
-15 Qui loquebatur mecum habebat mensuram
22-12 Ecce venio cito, et merces mea mecum est

MEDABA. *Urbs Arabiæ in tribu Ruben.*

Num. 21-30 Pervenerunt in Nophe et usque Medaba
Josue. 13- 9 Universaque campestria Medaba
-16 Universam planitiem, quæ ducit Medaba
1 Par. 19- 7 Castrametati sunt e regione Medaba
Isai. 15- 2 Et super Medaba, Moab ululavit

MEDAD.

Nomen viri super quem requievit Spiritus Domini in castris.

Num. 11-26 Unus vocabatur Eldad, et alter Medad
-27 Eldad et Medad prophetant in castris

MEDDIN. *Civitas in tribu Judæ.*

Josue. 15-61 In deserto Betharaba, Meddin et Sachacha

MEDELA.

Eccli. 28- 3 Reservat iram, et a Deo quærit medelam
38- 2 A Deo est enim omnis medela
Jerem. 8-15 Tempus medelæ, et ecce formido

MEDEMENA.

Civitas tribus Judæ, quæ alias Bersabee dicitur. Sunt tamen qui sentiant Medemena diversam a Bersabee esse civitatem, sed tamen vicinam.

Josue. 15-31 Et Siceleg, et Medemena, et Sensenna
Isai. 10-31 Migravit Medemena

MEDENA. *Media vel Medorum provincia.*

1 Esdr. 6- 2 Quod est castrum in Medena provincia

MEDEOR.

Job. 5-18 Quia ipse vulnerat, et medetur
Isai. 61- 1 Misit me ut mederer contritis corde
Thren. 2-13 Velut mare contritio tua : quis medebitur tui ?

MEDI *et* MEDUS.

4 Reg. 17- 6 Juxta fluvium Gozan, in civitat. Medorum
18-11 Collocavitque eos... in civitatibus Medorum
Tobiæ. 1-16 Cum a. venisset in Rages civitatem Medorum
3- 7 Sara filia Raguëlis in Rages civitate Medorum
4-21 Gabelo, in Rages civitate Medorum
5- 8 Qui moratur in Rages civitate Medorum
6- 6 Quousque pervenirent in Rages civitatem Medorum
9- 3 Vadas ad Gabelum in Rages civitatem Medorum
- 6 In Rages civitatem Medorum perrexit
Judith. 1- 1 Arphaxad itaq. rex Medorum subjugaverat
16-12 Horruerunt Persæ constantiam ejus, et Medi audaciam ejus
Esth. 1- 3 Fortissimis Persarum, et Medorum inclytis
-14 Septem duces Persarum atque Medorum
-18 Conjuges Persarum atque Medorum parvipendent imperia maritorum
-19 Scribatur juxta legem Persarum atque Medorum
10- 2 Scripta sunt in libris Medorum atque Persarum
Isai. 13-17 Ecce ego suscitabo super eos Medos
21- 2 Ascende, Ælam ; obside, Mede
Jerem. 25-25 Et cunctis regibus Medorum
51-11 Suscitavit Dom. spiritum regum Medorum
Dan. 5-28 Divisum est regnum tuum, et datum est Medis et Persis
-31 Et Darius Medus successit in regnum
6- 8 Quod statutum est a Medis et Persis
-12 Verus est sermo juxta decretum Medorum
-15 Scito, rex, quia lex Medorum atque Persarum est
8-20 Aries, quem vidisti habere cornua, rex Medorum est atque Persarum
9- 1 In anno primo Darii filii Assueri de semine Medorum
11- 1 Ego a. ab anno primo Darii Medi stabam
1 Mac. 1- 1 Darium regem Persarum et Medorum
8- 8 Et regionem Indorum, et Medos, et Lydos
Act. 2- 9 Parthi, et Medi, et Ælamitæ

MEDIA.

Provincia Asiæ. Ab Ortu habet Caspios et Parthos; a Meridie Sittacenem, et Susianem et Persiden; ab Occasu Odiabenen; a Septentrione Armeniam, ita refert Plinius. Hanc ita appellatam a Madaï Japheth filio narrat Josephus; Strabo vero, a Medo Medeæ filio. Sanctus Hieronymus ipsam inter flumina Indum et Tigrim collocat. Huic provinciæ attribuit sacra Scriptura Aracusiam, Parthiam, Assyriam, Persidiam. Media aliquando imperium Asiæ obtinuit, cum Arbaces Medus Ninivem, ubi erat Sardanapalus Assyriorum rex, cepit; sed et vicissim Medorum imperium, Cyaxare mortuo, ad Persas devolutum est. Ecbatana Medorum urbs regia fuit. Cum Israel translatus est captivus apud Assyrios, dicitur positus in civitatibus Medorum.

Jerem. 51-28 Sanctificate contra eam gentes, reges Mediæ
1 Mac. 6-56 Reversus esset a Perside et Media
14- 1 Abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia
- 2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ

MEDIANS.

Joan. 7-14 Jam autem die festo mediante ascendit Jesus

MEDIATOR.

Judic. 11-10 Dominus... ipse mediator ac testis est

Galat. 3-19 Ordinata per Angelos in manu Mediatoris
-20 Mediator a. unius non est : Deus a. unus est
1 Tim. 2- 5 Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum
Hebr. 8- 6 Quanto et melioris testamenti mediator est
9-15 Et ideo novi Testamenti mediator est
12-24 Et Testamenti novi mediatorem Jesum

MEDICAMEN.

Sap. 12- 4 Odibilia opera tibi faciebant per medicamina, et sacrificia injusta
Isai. 1- 6 Nec curata medicamine, neque fota oleo
Jerem. 46-11 Frustra multiplicas medicamina

MEDICAMENTUM.

Tobiæ. 6- 5 Sunt e. hæc necessaria ad medicamenta
Sap. 1-14 Non est in illis medicamentum exterminii
Eccli. 6-16 Amicus fidelis, medicamentum vitæ et immortalitatis
38- 4 Altissimus creavit de terra medicamenta

MEDICINA.

Prov. 6-15 Nec habebit ultra medicinam
Eccli. 18-20 Ante languorem adhibe medicinam
43-24 Medicina omnium in festinatione nebulæ
Ezech. 47-12 Erunt... et folia ejus ad medicinam

MEDICUS.

Gen. 50- 2 Præcepitque servis suis medicis
Exod. 21-19 Ita tamen ut.. impensas in medicos restituat
2 Par. 16-12 Magis in medicorum arte confisus est
Psal. 87-11 Aut medici suscitabunt, et confitebuntur
Eccli. 10-11 Languor prolixior gravat medicum
-12 Brevem languorem præcidit medicus
38- 1 Honora medicum propter necessitatem
- 3 Disciplina medici exaltabit caput illius
-11 Impingua oblationem, et da locum medico
-15 Incidet in manus medici
Isai. 3- 7 Dicens : Non sum medicus
Jerem. 8-22 Aut medicus non est ibi ?
Matth. 9-12 Non est opus valentibus medicus
Marc. 2-17 Non necesse habent sani medico
5-26 Fuerat multa perpessa a compluribus medicis
Luc. 4-23 Medice, cura te ipsum
5-31 Non egent qui sani sunt medico
8-43 Quæ in medicos erogaverat omnem substantiam
Colos. 4-14 Salutat vos Lucas medicus charissimus

MEDIETAS.

Exod. 26-12 Ex medietate ejus operies posteriora tabern.
2 Par. 9- 6 Et probassem vix medietatem sapientiæ tuæ
Tobiæ. 12- 4 Si forte dignabitur medietatem de omnibus
Sap. 7-18 Consummation. et medietatem temporum
Isai. 44-19 Medietatem ejus combussi igni
Ezech. 15- 4 Et medietas ejus redacta est in favillam

MEDIOCRIS.

Eccli. 18-33 Ne fueris mediocris in contentione ex fœnore

MEDITATIO.

Psal. 18-15 Et meditatio cordis mei in conspectu tuo
38- 4 Et in meditatione mea exardescet ignis
48- 4 Et meditatio cordis mei prudentiam
118-24 Nam et testimonia tua meditatio mea est
-77 Quia lex tua meditatio mea est
-92 Nisi quod lex tua meditatio mea est
-97 Tota die meditatio mea est
-99 Quia testimonia tua meditatio mea est
-143 Mandata tua meditatio mea est
-174 Et lex tua meditatio mea est
Eccle. 12-12 Frequensque meditatio carnis afflictio est
Thren. 3-62 Meditationes eorum adversum me tota die

MEDITERRANEA.

2 Mac. 8-35 Per mediterranea fugiens, solus venit Antiochiam

MEDITOR.

Gen. 24-63 Egressus fuerat ad meditandum in agro
Deut. 6- 7 Et meditaberis in eis sedens in domo tua
11-19 Docete filios vestros ut illa meditentur
Josue. 1- 8 Sed meditaberis in eo diebus ac noctibus
Job. 27- 4 Nec lingua mea meditabitur mendacium
Psal. 1- 2 Et in lege ejus meditabitur die ac nocte
2- 1 Quare... et populi meditati sunt inania?
34-28 Et lingua mea meditabitur justitiam tuam
35- 5 Iniquitatem meditatus est in cubili suo
36-30 Os justi meditabitur sapientiam
37-13 Et dolos tota die meditabantur
62- 7 In matutinis meditabor in te
70-24 Lingua mea tota die meditabitur justitiam
76- 7 Et meditatus sum nocte cum corde meo
Psal. 76-13 Et meditabor in omnibus operibus tuis
89- 9 Anni nostri sicut aranea meditabuntur
118-16 In justificationibus tuis meditabor
-47 Et meditabar in mandatis tuis quæ dilexi
-70 Ego vero legem tuam meditatus sum
-117 Meditabor in justificationibus tuis semper
-148 Ut meditarer eloquia tua
142- 5 Meditatus sum in omnibus operibus tuis : In factis manuum tuarum meditabar
Prov. 8- 7 Veritatem meditabitur guttur meum
15-28 Mens justi meditatur obedientiam
17-19 Qui meditatur discordias, diligit rixas
24- 2 Quia rapinas meditatur mens eorum
Eccli. 14-22 Beatus vir... qui in justitia sua meditabitur
Isai. 27- 8 Meditatus est in spiritu suo duro per diem
33-18 Cor tuum meditabitur timorem : ubi est literatus?
38-14 Meditabor ut columba
59-11 Quasi columbæ meditantes gememus
Act. 4-25 Quare... et populi meditati sunt inania ?
1 Tim. 4-15 Hæc meditare ; in his esto

MEDIUS, A, UM. *Adject.*
MEDIUM. *Substant.*

Gen. 1- 6 Fiat firmamentum in medio aquarum
2- 9 Lignum etiam vitæ in medio paradisi
3- 3 De fructu vero ligni quod est in medio paradisi
- 8 Abscondit se Adam..in medio ligni paradisi
15-10 Tollens universa hæc, divisit ea per medium
18-26 Si invenero Sodomis quinquaginta justos in medio civitatis
23-10 Habitabat a. Ephron in medio filiorum Heth
35- 2 Abjicite deos alienos, qui in medio vestri sunt
Exod. 3- 2 Apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi
- 4 Vocavit eum de medio rubi, et ait : Moyses
-20 Quæ facturus sum in medio eorum
7- 5 Eduxerim filios Israël de medio eorum
8-22 Ut scias quoniam ego Dominus in medio terræ
11- 4 Media nocte egrediar in Ægyptum
12-29 Factum est autem in noctis medio
14-16 Ut gradiantur filii Israël in medio mari per siccum
-22 Ingressi sunt filii Israël per medium sicci maris
-27 Involvit eos Dominus in mediis fluctibus
-29 Filii autem Israël perrexerunt per medium sicci maris
15- 8 Congregatæ sunt abyssi in medio mari
-19 Ambulaverunt per siccum in medio ejus
22-11 Jusjurandum erit in medio
23-25 Auferam infirmitatem de medio tui
24-16 Septimo autem die vocavit eum de medio caliginis
25- 8 Et habitabo in medio eorum
-22 Loquar ad te... de medio duorum Cherubim
26-28 Qui mittentur per medias tabulas
27- 5 Eritque craticula usque ad altaris medium
28- 1 Applica quoque ad te Aaron... de medio filiorum Israël
29-45 Et habitabo in medio filiorum Israël
30-13 Media pars sicli offeretur Domino
-15 Dives non addet ad medium sicli
-23 Et cinnamomi medium, id est, ducentos
31-14 Peribit anima illius de medio populi sui
32-27 Redite de porta... per medium castrorum
33- 5 Semel ascendam in medio tui, et delebo te
34-10 Ut cernat populus iste, in cujus es medio
36-33 Qui per medias tabulas ab angulo
38- 4 Subter eam in altaris medio arulam
39-21 Capitium in superiori parte contra medium
Levit. 6-20 Decimam partem ephi offerent similæ... medium ejus mane, et medium ejus vespere
16-16 Quod fixum est inter eos in medio sordium habitationis eorum
17- 4 Sic peribit de medio populi sui
18-29 Peribit de medio populi sui
20- 3 Succidamque eum de medio populi sui
- 5 Succidamq. et ipsum.. de medio populi sui
- 6 Et interficiam illam de medio populi sui
-14 Nec permanebit tantum nefas in medio vestri
-18 Interficientur ambo de medio populi sui
22-32 Ut sanctificer in medio filiorum Israël
26-11 Ponam tabernaculum meum in medio vestri
-25 Mittam pestilentiam in medio vestri
Num. 3-38 Habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israël
4- 2 Tolle summam filior. Caath de medio Levit.
-18 Nolite perdere populum Caath de medio Levitarum
Num. 8- 4 Tam medius stipes, quam cuncta quæ ex utroque calamorum latere nascebantur
- 6 Tolle Levitas de medio filiorum Israël
-14 Ac separabis de medio filiorum Israël
-19 Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus de medio populi
11-20 Eo quod repulistis Dominum, qui in medio vestri est
12-12 Ecce jam medium carnis ejus devoratum est
14-13 De quorum medio eduxisti populum istum
15- 9 Quod habeat medium mensuræ hin
16-21 Separamini de medio congregationis hujus
-33 Et perierunt de medio multitudinis
-45 Recedite de medio hujus multitudinis
-47 Et cucurrisset ad mediam multitudinem
18- 6 Ego dedi vobis fratres vestros Levitas de medio filiorum Israël
-20 Pars et hæreditas tua in medio filior. Israël
19-20 Peribit anima illius de medio Ecclesiæ
25- 7 Surrexit de medio multitudinis
28-14 Media pars hin per singulos vitulos
31-30 Ex media quoque parte filiorum Israël
-36 Dataq. est media pars his qui in prælio fuer.
-42 Ex media parte filiorum Israël
-43 De media vero parte quæ contigerat reliquæ multitudini
33- 8 Transierunt per medium mare in solitudin.
34-14 Media quoque tribus Manasse
35- 5 Eruntq. urbes in medio, et foris suburbana
Deut. 2-15 Ut interirent de castrorum medio
3-12 Usque ad mediam partem montis Galaad
-13 Tradidi mediæ tribui Manasse omnem regionem Argob
-16 Usq. ad torrentem Arnon medium torrentis
4- 3 Quomodo contriverit omnes cultores ejus de medio vestri
-12 Locutusq. est Dominus ad vos de medio ignis
-15 In die qua locutus est vobis Dominus in Horeb de medio ignis
-33 Ut audiret populus vocem Dei loquentis de medio ignis
-34 Et tolleret sibi gentem de medio nationum
-36 Et audisti verba illius de medio ignis
5- 4 Locutus est nobis in monte de medio ignis
- 5 Ego sequester et medius fui inter Do. et vos
-22 De medio ignis et nubis et caliginis
-23 Postq. audistis vocem de medio tenebrarum
-24 Vocem ejus audivimus de medio ignis
-26 Qui de medio ignis loquitur sicut nos audiv.
6-15 Æmulator Dominus Deus tuus in medio tui
7-21 Quia Dominus Deus tuus in medio tui est
9-10 Quæ vobis locutus est in monte de medio ignis
10- 4 Verba decem, quæ locutus est Dominus ad vos in monte de medio ignis
11- 3 Signa et opera quæ fecit in medio Ægypti
- 6 Quam habebant in medio Israël
13- 1 Si surrexerit in medio tui prophetes
- 5 Et auferes malum de medio tui
-13 Egressi sunt filii Belial de medio tui
-16 Congregabis in medio platearum ejus
17- 7 Ut auferas malum de medio tui
18-18 Prophetam suscitabo eis de medio fratrum
19- 2 Tres civitates separabis tibi in medio terræ
-10 Ut non effundatur sanguis innoxius in medio terræ
-19 Et auferes malum de medio tui
20- 4 Quia Dom. Deus vester in medio vestri est
21- 8 Et ne reputes sanguinem innocentem in medio populi tui Israël
-21 Morietur, ut auferatis malum de medio vest.
22-21 Et auferes malum de medio tui
-24 Et auferes malum de medio tui
23-14 Do. e. Deus tuus ambulat in medio castror.
24- 7 Interficietur, et auferes malum de medio tui
28-57 Quæ egrediuntur de medio feminum ejus
29-16 Et quo modo transierimus per medium nationum
32-51 Quia prævaricati estis contra me in medio filiorum Israël
Josue. 1-10 Transite per medium castror., et imperate
2-20 Et sermonem istum proferre in medium
3- 2 Transierunt præcones per castror. medium
-10 Scietis quod Dominus Deus vivens in medio vestri est
-17 Stabant super siccam humum in medio Jordanis accincti
4- 3 Et præcipe eis ut tollant de medio Jordanis alveo
- 5 Ite ante arcam... ad Jordanis medium
- 8 Portantes de medio Jordanis alveo duodec.
- 9 Duodecim lapides posuit Josue in medio Jordanis alveo
-10 Qui portabant arcam, stabant in Jordanis medio

Josue. 6-25 Et habitaverunt in medio Israël
7-13 Anathema in medio tui est Israël
-21 Et concupiscens abstuli, et abscondi in terra contra medium tabernaculi mei
8- 9 Josue a. nocte illa in medio mansit populi
-11 Inter quam et eos erat vallis media
-13 Abiit ergo Josuë... et stetit in vallis medio
-22 Medios hostium ferire cœperunt
-33 Media pars eorum juxta montem Garizim, et media juxta montem Hebal
9-22 Cum in medio nostri sitis
10-13 Stetit itaque sol in medio cœli, et non festinavit
12- 2 Et mediæ partis in valle, dimidiæq. Galaad
13- 9 In ripa torrentis Arnon, et in vallis medio
-13 Et habitaverunt in medio Israël
-16 Et in valle ejusdem torrentis media
15-13 Caleb vero filio Jephone dedit partem in medio filiorum Juda
16- 9 In medio possessionis filiorum Manasse
-10 Habitavitq. Chananæus in medio Ephraïm
17- 4 Deditque eis juxta imperium Domini possessionem in medio fratrum patris earum
- 6 Posseder. hæreditatem in medio filiorum ej.
- 9 Quæ in medio sunt urbium Manasse
-16 Et Jezraël mediam possidens vallem
18- 6 Mediam inter hos terram in septem partes describite
19- 2 In medio possessionis filiorum Juda
- 9 Possederunt in medio hæreditatis eorum
-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë filio Nun in medio sui
21-39 In medio possessionis filior. Israël fuerunt
22- 7 Mediæ, quæ superfuit, dedit Josuë sortem
24-23 Ait, auferte deos alienos de medio vestri
Judic. 1-30 Sed habitavit Chananæus in medio ejus
-32 Habitavitq. in medio Chananæi habitatoris
3- 5 Filii Israël habitaverunt in medio Chananæi
-16 Habentem in medio capulum longitudinis
7-16 Et dedit... lampades in medio lagenarum
-19 Incipientibus vigiliis noctis mediæ
9-29 Ut auferrem de medio Abimelech
-51 Erat autem turris excelsa in media civitate
12- 4 Et habitat in medio Ephraïm et Manasse
15- 4 Junxit ad caudas, et faces ligavit in medio
16- 3 Dormivit a. Samson usq. ad medium noctis
Ruth. 3- 8 Et ecce, nocte jam media expavit homo
1 Reg. 4- 3 Et veniat in medium nostri, ut salvet nos
5- 6 Et ebullierunt villæ et agri in medio regionis
7- 3 Auferte deos alienos de medio vestri
9-14 Cumque illi ambularent in medio urbis
-18 Accessit autem Saül ad Samuëlem in medio portæ
10-10 Et prophetavit in medio eorum
-23 Stetitque in medio populi, et altior fuit univ.
11-11 Et ingressus est media castra in vigilia matutina
14-14 Quasi viginti virorum, in media parte jugeri
15- 6 Et recessit Cinæus de medio Amalec
16-13 Et unxit eum in medio fratrum ejus
17-34 Et tollebat arietem de medio gregis
18-10 Et prophetabat in medio domus suæ
2 Reg. 3-27 Seors. adduxit eum Joab ad medium portæ
6-17 In medio tabernaculi quod tetenderat ei David
7- 2 Et arca Dei posita sit in medio pellium
10- 4 Et præscidit vestes eor. medias usq. ad nates
17-11 Et tu eris in medio eorum
18- 3 Sive media pars ceciderit e nobis
19-40 Media tantum pars affuerat de populo Isr.
20-12 Conspersus sanguine, jacebat in media via
23-12 Stetit ille in medio agri, et tuitus est eum
-20 Et percussit leonem in media cisterna
3 Reg. 3- 8 Et servus tuus in medio est populi quem elegisti
6- 6 Medium tabulatum sex cubitorum latitud.
- 8 Ostium lateris medii in parte erat domus
Et per cochleam ascendebant in medium cœnaculum, et a medio in tertium
-13 Et habitabo in medio filiorum Israël
-19 Oraculum autem in medio domus... fecerat
-27 Posuitq. cherubim in medio templi interioris
Alæ autem alteræ in media parte templi se invicem contingebant
7- 8 Et domuncula... erat in media porticu
-31 Media intercolumnia, quadrata non rotunda
8-51 Quos eduxisti... de medio fornacis ferreæ
-64 In die illa sanctificavit rex medium atrii
10- 7 Quod media pars mihi nuntiata non fuerit
13- 8 Si dederis mihi mediam partem domus tuæ
14- 7 Quia exaltavi te de medio populi, et dedi te
16- 9 Servus s. Zambri, dux mediæ partis equitum
-21 Media pars populi sequebatur Thebni filium Gineth... et media pars Amri
4 Reg. 4-13 Quæ respondit: In medio populi mei habito
4 Reg. 6-20 Et viderunt se esse in medio Samariæ
9- 2 Suscitabis eum de medio fratrum suorum
11- 2 Furata est eum de medio filiorum regis
20- 4 Et antequam egrederetur Isaïas mediam partem atrii
23- 9 Comedebant azyma in medio fratrum suor.
1 Par. 11-14 Hi steterunt in medio agri, et defenderunt
-18 Per media castra Philisthinor. perrexerunt
-22 Et interfecit leonem in media cisterna
16- 1 Et constituerunt eam in medio tabernaculi
2 Par. 6-13 Posuerat eam in medio basilicæ
7- 7 Sanctificavit quoque Salomon medium
20- 5 Cumq. stetisset Josaphat in medio cœtu Juda
-14 Super quem factus est Spiritus Domini in medio turbæ
-20 Stans Josaphat in medio eorum, dixit
22-11 Et furata est eum de medio filiorum regis
23-20 Et introire per medium portæ superioris
32- 4 Obturaverunt... et rivum qui fluebat in medio
2 Esdr. 3-11 Mediam partem vici ædificavit Melchias
-12 Alohes princeps mediæ partis vici Jerusal.
4-11 Donec veniamus in medium eorum
-16 Media pars juvenum eorum faciebat opus
Et media parata erat ad bellum
-21 Et media pars nostrum teneat lanceas
-22 Cum puero suo maneat in medio Jerusalem
6-10 Tractemus... in domo Dei in medio templi
7- 4 Et populus parvus in medio ejus
8- 3 Et legit... de mane usque ad mediam diem
9-11 Transierunt per medium maris in sicco
12-32 Osaïas et media pars principum Juda
-37 Et media pars populi super murum
13-24 Ex media parte loquebantur Azotice
Tobiæ. 2- 9 Et mediis noctibus sepeliebat ea
11- 1 Pervenerunt ad Charan, quæ est in medio itinere
Judith. 6-10 Atque in medium populi illum statuentes
-12 In medio itaque seniorum... Achior dixit
-18 Sit et tecum Deus in medio nostri
11-15 Ita ut ego adducam te per mediam Jerusal.
14-18 Et factus est clamor... in medio castrorum
16- 4 Qui posuit castra sua in medio populi sui
Esth. 4- 1 In platea mediæ civitatis voce magna clamabat
Job. 34-20 Et in media nocte turbabuntur populi
41- 4 Et in medium oris ejus quis intrabit?
Psal. 21-15 Tanq. cera liquescens in medio ventris mei
-23 In medio ecclesiæ laudabo te
22- 4 Si ambulavero in medio umbræ mortis
39- 9 Et legem tuam in medio cordis mei
45- 6 Deus, in medio ejus, non commovebitur
47-10 Suscepimus... misericordiam tuam in medio templi tui
54-11 Super muros ej. iniquitas: et labor in medio
-16 Nequitiæ in habitaculis... in medio eorum
56- 5 Et eripuit... de medio catulorum leonum
67-14 Si dormiatis inter medios cleros
-26 In medio juvencularum tympanistriarum
73- 4 Gloriati sunt... in medio solemnitatis tuæ
-11 Avertis manum.. de medio sinu tuo in finem
-12 Operatus est salutem in medio terræ
77-28 Et ceciderunt in medio castrorum eorum
81- 1 In medio autem deos dijudicat
100- 2 Perambulabam... in medio domus meæ
- 7 Non habitabit in medio domus meæ
103-10 Inter medium montium pertransibunt aquæ
-12 De medio petrarum dabunt voces
108-30 Et in medio multorum laudabo eum
109- 2 Dominare in medio inimicorum tuorum
115-19 In atriis domus Domini, in medio tui, Jerus.
118-62 Media nocte surgebam ad confitendum tibi
134- 9 Misit signa et prodigia in medio tui, Ægypte
135-11 Qui eduxit Israël de medio eorum
-14 Et eduxit Israël per medium ejus
136- 2 In salicibus in medio ej. suspendimus organa
137- 7 Si ambulavero in medio tribulationis
Prov. 4-21 Ne recedant.. custodi ea in medio cordis tui
5-14 In medio ecclesiæ et synagogæ
8- 2 Supra viam, in mediis semitis stans
-20 Ambulo in medio semitarum judicii
15-31 In medio sapientium commorabitur
20-20 Extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris
22-13 In medio platearum occidendus sum
23-34 Et eris sicut dormiens in medio mari
30-19 Viam navis in medio mari
Cant. 3-10 Media charitate constravit propter filias
Sap. 4-14 Properavit educere illum de medio iniquit.
12- 5 Devoratores sanguinis a medio sacramento
18-14 Et nox in suo cursu medium iter haberet
-15 In mediam exterminii terram prosilivit
Eccli. 1-39 Et in medio synagogæ elidat te
9-20 Quoniam in medio laqueorum ingredieris
10-24 In medio fratrum rector illorum in honore
11- 1 In medio magnator. consedere illum faciet
Eccli. 11- 8 Et in medio sermonum ne adjicias loqui
15- 5 Et in medio ecclesiæ aperiet os ejus
23-18 In medio enim magnatorum consistis
24- 1 Et in medio populi sui gloriabitur
- 3 Et in medio populi sui exaltabitur
25-24 In medio proximorum ejus
27- 2 Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur, sic et inter medium venditionis
-13 In medio insensatorum serva verbum
In medio autem cogitantium assiduus esto
28-11 Et in medio pacem habentium immittet inimicitiam
30- 2 In medio domesticorum in illo gloriabitur
- 3 In medio amicorum gloriabitur in illo
31-21 Et si in medio multorum sedisti
-25 Surge e medio, evome: et refrigerabit te
32-13 In medio magnatorum non præsumas
39- 4 In medio magnatorum ministrabit
42-12 Et in medio mulierum noli commorari
48-19 Et induxit in medium ipsius aquam
50- 6 Quasi stella matutina in medio nebulæ
51- 6 Et in medio ignis non sum æstuatus
Isai. 4- 4 Si... sanguinem Jerus. laverit de medio ejus
5- 2 Et ædificavit turrim in medio ejus
- 8 Numquid habitabitis vos soli in medio terræ
-25 Quasi stercus in medio platearum
6- 5 In medio populi polluta labia habentis ego habito
-12 Quæ derelicta fuerat in medio terræ
7- 6 Ponamus regem in medio ejus filium Tabeel
-22 Omnis qui relictus fuerit in medio terræ
10-23 Abbreviationem... faciet in medio omnis terræ
12- 6 Quia magnus in medio tui sanctus Israël
19- 1 Et cor Ægypti tabescet in medio ejus
-14 Dominus miscuit in medio ejus spiritum vertiginis
-19 Erit altare Domini in medio terræ Ægypti
-24 In die illa erit... benedictio in medio terræ
24-13 Quia hæc erunt in medio terræ, in medio populorum
29-23 In medio sui sanctificantes nomen meum
30-28 Torrens inundans usque ad medium colli
41-18 Aperiam... et in medio camporum fontes
44-16 Medium ejus combussit igni, et de medio ejus carnes comedit
52-11 Exite de medio ejus, mundamini
58- 9 Si abstuleris de medio tui catenam
61- 9 Germen eorum in medio populorum
63-11 Ubi est qui posuit in medio ejus spiritum
Jerem. 6- 1 Confortamini, filii Benjamin, in medio Jerusalem
- 6 Omnis calumnia in medio ejus
9- 6 Habitatio tua in medio doli
12-14 Et domum Juda evellam de medio eorum
-16 Ædificabuntur in medio populi mei
21- 4 Congregabo ea in medio civitatis hujus
23- 9 Contritum est cor meum in medio mei
29- 8 Prophetæ vestri qui sunt in medio vestrum
-32 Non erit ei vir sedens in medio populi hujus
30-21 Et princeps de medio ejus producetur
37- 4 Libere ambulabat in medio populi
39- 3 Ingressi sunt... et sederunt in porta media
40- 1 Tulit eum vinctum... in medio omnium
- 5 Habita ergo cum eo in medio populi
- 6 Et habitavit cum eo in medio populi
41- 7 Qui cum venissent ad medium civitatis
Interfecit eos... circa medium laci
44- 7 Ut intereat... parvulus et lactens de medio Judæ
46-21 Qui versabantur in medio ejus... versi sunt
48-45 De Hesebon, et flamma de medio Seon
50- 8 Recedite de medio Babylonis
-37 Et ad omne vulgus quod est in medio ejus
51- 6 Fugite de medio Babylonis, et salvet
-45 Egredimini de medio ejus populus meus
-47 Interfecti ejus cadent in medio ejus
-63 Et projicies illum in medium Euphraten
52-25 Qui inventi sunt in medio civitatis
Thren. 1-15 Abstulit omnes magnificos... de medio mei
3-45 Abjectionem posuisti me in medio populor.
4-13 Effuderunt in medio ejus sanguinem justor.
Baruc. 6-53 Sicut corniculæ inter medium cœli et terræ
-54 Ipsi vero sicut trabes in medio comburentur
Ezech. 1- 1 Cum essem in medio captivorum
- 4 Et de medio ejus quasi species electri, id est, de medio ignis
- 5 Et in medio ejus similitudo quatuor animalium
-13 Erat visio discurrens in medio animalium
-16 Et opera, quasi sit rota in medio rotæ
2- 5 Scient quia propheta fuerit in medio eorum
3-15 Mansi ibi septem diebus mœrens in medio
-24 Et includere in medio domus tuæ
-25 Et non egredieris de medio eorum

Ezech. 5- 2 Tertiam partem ignis combures in medio civitatis
- 4 Tolles, et projicies eos in medio ignis
- 5 Jerusalem, in medio gentium posui eam
- 8 Et ipse ego faciam in medio tui judicia
-10 Ideo patres comedent filios in medio tui
-12 Morietur et fame consumetur in medio tui
6- 7 Et cadet interfectus in medio vestri
-13 Interfecti vestri in medio idolorum vestror.
7- 4 Et abominationes tuæ in medio tui erunt
- 9 Abominationes tuæ in medio tui erunt
8-11 Filius Saphan stabat in medio eorum
9- 2 Unus in medio eorum vestitus erat lineis
- 4 Transi per mediam civitatem in medio Jerusalem : et signa Thau super frontes virorum gementium, et dolentium super cunctis abominationibus quæ fiunt in medio ejus
10- 2 Et ait : Ingredere in medio rotarum
- 6 Dicens : Sume ignem de medio rotarum
- 7 Extendit cherub manum de medio cherub.
-10 Quasi sit rota in medio rotæ
11- 1 Vidi in medio eorum Jezoniam filium Azur
- 7 Interfecti vestri quos posuistis in medio ejus
Hæc est lebes : et educam vos de medio ejus
- 9 Ejiciam vos de medio ejus, daboque vos
-11 Et vos non eritis in medio ejus in carnes
-23 Ascendit gloria Domini de medio civitatis
12- 2 Fili hominis, in medio domus exasperantis tu habitas
-10 Super omn. domum Israël quæ est in medio
-12 Et dux, qui est in medio eorum, in humeris portabitur
-24 Neque divinatio ambigua in medio filiorum
13-14 Cadet, et consumetur in medio ejus
14- 8 Disperdam eum de medio populi mei
- 9 Delebo eum de medio populi mei Israël
-14 Et si fuerint tres vestri isti in medio ejus
-18 Et tres viri isti fuerint in medio ejus
-20 Et Noë, et Daniel, et Job fuerint in medio ej.
16-53 Convertam reversionem tuam in medio ejus
17-16 In medio Babylonis morietur
18-18 Et malum operatus est in medio populi sui
19- 2 In medio leunculorum enutrivit catulos suos ?
20- 8 Et implerem iram meam in eis, in medio terræ Ægypti
- 9 Ut non violaretur coram gentibus in quarum medio erant
21-32 Sanguis tuus erit in medio terræ
22- 3 Civitas effundens sanguinem in medio sui
- 7 Advenam calumniati sunt in medio tui
- 9 Scelus operati sunt in medio tui
-13 Sup. sanguinem qui effusus est in medio tui
-18 Ferrum et plumbum in medio fornacis
-19 Ecce ego congregabo vos in medio Jerusal.
-20 Congregatione... ferri et plumbi in medio fornacis
-21 Et conflabimini in medio ejus
-22 Ut conflatur argentum in medio fornacis
-25 Conjuratio prophetarum in medio ejus
Viduas ejus multiplicaverunt in medio illius
-26 Et coinquinabar in medio eorum
-27 Principes ejus in medio illius, quasi lupi
23-39 Etiam hæc fecerunt in medio domus meæ
24- 5 Discocta sunt ossa illius in medio ejus
- 7 Sanguis enim ejus in medio ejus est
-11 Confletur in medio ejus inquinamentum ej.
26- 5 Siccatio sagenarum erit in medio maris
-12 Pulverem tuum in medio aquarum ponent
-15 Cum occisi fuerint in medio tui, commovebuntur insulæ
27-27 Cum univ. multitudine tua quæ est in medio
-32 Quæ est ut Tyrus, quæ obmutuit in medio maris?
-34 Multitudo tua, quæ erat in medio tui, cecid.
28-14 In medio lapidum ignitorum ambulasti
-16 Perdidi te... de medio lapidum ignitorum
-18 Producam ergo ignem de medio tui
-22 Ecce ego ad te, Sidon, et glorificabor in medio tui
-23 Corruent interfecti in medio ejus gladio
29- 3 Draco magne, qui cubas in medio fluminum
- 4 Et extraham te de medio fluminum tuorum
-12 Daboque terram Ægypti desertam, in medio terrarum desertarum, et civitates ejus in medio urbium subversarum
-21 Tibi dabo apertum os in medio eorum
30- 7 Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum, et urbes ejus in medio civitatum desertarum erunt
31-14 In medio filiorum hominum
-17 Sedebit sub umbraculo ejus in medio nationum
-18 In medio incircumcisorum dormies

Ezech. 32- 8 Cum ceciderint vulnerati tui in medio terræ
-20 In medio interfectorum gladio cadent
-21 Loquentur ei potentissimi robustorum de medio inferni
-25 In medio interfectorum posuerunt cubile ej.
-28 Tu ergo in medio incircumcisor. contereris
-32 Et dormivit in medio incircumcisorum
34-12 Quando fuerit in medio ovium suarum
-24 Servus meus David princeps in medio eorum
36-23 Quod polluistis in medio earum
-26 Spiritum novum ponam in medio vestri
-27 Spiritum meum ponam in medio vestri
37- 1 Dimisit me in medio campi qui erat plenus ossibus
-21 Assumam filios Israël de medio nationum
-26 Dabo sanctificationem meam in medio eor.
-28 Cum fuerit sanctificatio mea in medio eorum
39- 7 Notum faciam in medio populi mei
41- 7 Ascendebatur de superiora in medium
42- 5 Eminebant... et de mediis ædificii
- 6 Propterea eminebant... et de mediis a terra
43- 7 Ubi habito in medio filiorum Israël
- 9 Et habitabo in medio eorum semper
44- 9 Alienus qui est in medio filiorum Israël
46-10 Princeps autem in medio eorum
47-18 Porro plaga Orientalis de medio Auran, et de medio Damasci, et de medio Galaad, et de medio terræ Israël
-22 Qui genuerint filios in medio vestrum
Divident possessionem in medio tribuum
48- 8 Et erit sanctuarium in medio ejus
-10 Erit sanctuarium Domini in medio ejus
-15 Et erit civitas in medio ejus
-21 Sanctuarium templi in medio ejus
-22 De possessione civitatis in medio partium
Dan. 3-21 Missi sunt in medium fornacis ignis ardentis
-23 Ceciderunt in medio camino ignis ardentis
-24 Ambulabant in medio flammæ laudantes Deum
-25 Aperiensque os suum in medio ignis, ait
-50 Et fecit medium fornacis quasi ventum roris
-88 Liberavit nos de medio ardentis flammæ, et de medio ignis eruit nos
-91 Nonne tres viros misimus in medium ignis
-92 Video quatuor...ambulantes in medio ignis
-93 Statimque egressi sunt... de medio ignis
4- 7 Videbam, et ecce arbor in medio terræ
7- 8 Cornu aliud parvulum ortum est de medio
13-34 Consurgentes autem duo presbyteri in medio populi
-48 Qui cum staret in medio eorum, ait
-50 Veni, et sede in medio nostrum
-55 Accepta sententia ab eo, scindet te medium
-59 Gladium habens, ut secet te medium
14-39 Ecce Daniel sedens in medio leonum
Osee. 2- 2 Auferat... adulteria sua de medio uberum
5- 4 Spiritus fornicationum in medio eorum
11- 9 In medio tui sanctus, et non ingrediar
Joel. 2-27 Et scietis quia in medio Israël ego sum
Amos. 2- 3 Disperdam judicem de medio ejus
3- 9 Videte insanias multas in medio ejus
5-17 Quia pertransibo in medio tui
6- 4 Qui comeditis... vitulos de medio armenti
7- 8 Ecce ego ponam trullam in medio populi
-10 Rebellavit contra te Amos in medio domus
Mich. 2-12 Quasi pecus in medio caularum
3- 3 Conciderunt... quasi carnem in medio ollæ
-11 Numquid non Dominus in medio nostrum
5- 7 Erunt reliquiæ Jacob in medio populorum
- 8 Erunt reliquiæ... in medio populorum
-10 Auferam equos tuos de medio tui
-12 Perire faciam... statuas tuas de medio tui
-13 Evellam lucos tuos de medio tui
6-14 Humiliatio tua in medio tui
7-14 Habitantes solos in saltu in medio Carmeli
Nahum. 3-13 Ecce populus tuus mulieres in medio tui
Habac. 3- 2 In medio annorum vivifica illud
In medio annorum notum facies
Soph. 2-14 Et accubabunt in medio ejus greges
3- 3 Principes ejus in medio ejus quasi leones rugientes
- 5 Dominus justus in medio ejus non faciet iniquitatem
-11 Tunc auferam de medio tui magniloquos
-12 Et derelinquam in medio tui populum
-15 Rex Israël Dominus in medio tui
-17 Dominus Deus tuus in medio tui fortis
Aggæi. 2- 6 Spiritus meus erit in medio vestrum
Zach. 2- 4 Præ multitudine.. jumentorum in medio ej.
- 5 Et in gloria ero in medio ejus
-10 Habitabo in medio tui, ait Dominus
-11 Erunt mihi in populum, et habitabo in medio tui
5- 4 Commorabitur in medio domus ejus
- 7 Ecce mulier una sedens in medio amphoræ

Zach. 5- 8 Projecit eam in medio amphoræ
6- 1 Egredientes de medio duorum montium
8- 3 Et habitabo in medio Jerusalem
- 8 Et habitabunt in medio Jerusalem
9- 7 Abominationes ejus de medio dentium ejus
13- 6 Quid sunt plagæ istæ in medio manuum t. ?
14- 1 Et dividentur spolia tua in medio tui
- 2 Egredietur media pars civitatis in captivit.
- 4 Scindetur mons Olivarum ex media parte sui ad Orientem
Et separabitur medium montis ad Aquilonem, et medium ejus ad Meridiem
- 8 Medium earum ad mare Orientale, et medium earum ad mare novissimum
1 Mac. 3-34 Et tradidit ei medium exercitum et eleph.
5-46 Sed per mediam iter erat
6-45 Cucurrit ad eam audacter in medio legionis
10-63 Exite cum eo in medium civitatis
12-36 Inter medium arcis et civitatis
16- 5 Fluvius torrens erat inter medium ipsorum
- 7 Divisit populum et equites in medio peditum
2 Mac. 10-30 Ex quibus duo Machabæum medium habentes
14-44 Venit per mediam cervicem
Matth. 10-16 Mitto vos sicut oves in medio luporum
13-25 Superseminavit zizania in medio tritici
-49 Separabunt malos de medio justorum
14- 6 Saltavit filia Herodiadis in medio
-24 Navicula autem in medio mari jactabatur
18- 2 Statuit eum in medio eorum
-20 Ibi sum in medio eorum
25- 6 Media autem nocte clamor factus est
Marc. 3- 3 Ait homini... Surge in medium
6-47 Cum sero esset, erat navis in medio mari
7-31 Venit per Sidonem... inter medios fines Decapoleos
9-35 Statuit eum in medio eorum
13-35 Sero, an media nocte, an galli cantu, an mane
14-60 Exurgens summus sacerdos in medium
Luc. 2-46 Post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum
4-30 Ipse a. transiens per medium illorum, ibat
-35 Cum projecisset illum dæmonium in medium
5-19 Summiserunt eum cum lecto in medium
6- 8 Surge, et sta in medium. Et surgens stetit
11- 5 Et ibit ad illum media nocte, et dicet illi
17-11 Transibat per mediam Samariam et Galil.
21-21 Et qui in medio ejus, discedant
22-27 In medio vestrum sum, sicut qui ministrat
-55 Accenso autem igne in medio atrii
Erat Petrus in medio eorum
23-45 Et velum templi scissum est medium
24-36 Stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis : Pax
Joan. 1-26 Medius a. vestrum stetit, quem vos nescitis
8- 3 Et statuerunt eam in medio
- 9 Et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans
19-18 Ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, hinc et hinc, medium autem Jesum
20-19 Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis
-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio
Act. 1-15 Exurgens Petrus in medio fratrum dixit
-18 Et suspensus crepuit medius
2-22 Quæ fecit Deus per illum in medio vestri
4- 7 Et statuentes eos in medio, interrogabant
16-25 Media autem nocte, Paulus et Silas orantes
17-22 Stans autem Paulus in medio Areopagi, ait
-33 Sic Paulus exivit de medio eorum
20- 7 Protraxitque sermonem usque in mediam noctem
22- 6 Et appropinquante Damasco media die
23-10 Jussit milites...rapere eum de medio eorum
26-13 Die media in via vidi, rex, de cœlo supra
27-21 Tunc stans Paulus in medio eorum, dixit
-27 Navigantibus nobis in Adria circa mediam noctem
1 Cor. 5- 2 Et non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit
2 Cor. 6-17 Propter quod exite de medio eorum
Ephes. 2-14 Et medium parietem maceriæ solvens
Philip. 2-15 In medio nationis pravæ et perversæ
Colos. 2-14 Et ipsum tulit de medio, affigens illud cruci
1 Thes. 2- 7 Sed facti sumus parvuli in medio vestrum
2 Thes. 2- 7 Qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat
Hebr. 2-12 In medio Ecclesiæ laudabo te
Apoc. 1-13 In medio septem candelabrorum aureorum
2- 1 Qui ambulat in medio sept. candelabrorum
4- 6 In medio sedis, et in circuitu sedis, quatuor
5- 6 Et vidi : et ecce in medio throni et quatuor animalium, et in medio seniorum
6- 6 In medio quatuor animalium dicentium
7-17 Quoniam Agnus, qui in medio throni est
8- 1 Fact. est silentium in cœlo, quasi media hora
-13 Et vidi, et audivi vocem unius aquilæ volantis per medium cœli

Apoc. 14- 6 Et vidi alterum Angelum volantem per medium cœli
19-17 Avibus quæ volabant per medium cœli
22- 2 In medio plateæ ejus, et ex utraque parte

MEDULLA.

Gen. 45-18 Ut comedatis medullam terræ
Num. 18-12 Omnem medullam olei et vini... tibi dedi
Deut. 32-14 Hircos cum medulla tritici, et sanguinem
Job. 21-24 Et medullis ossa illius irrigantur
Ezech. 17- 3 Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri
-22 Et sumam ego de medulla cedri sublimis
Hebr. 4-12 Pertingens usq. ad divisionem animæ ac spiritus, compagum quoque ac medullarum

MEDULLATUS, UM.

Psal. 65-15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum
Isai. 25- 6 Convivium vindemiæ, ping. medullatorum
34- 6 De sanguine medullatorum arietum

MEDUS. *Vid.* MEDI *et* MEDIA, *supra.*

MEETABEL.

Uxor Adad vel Adar regis in Edom septimi, et filia Matred. Urbs regia Adad vocabatur Phaü.

Gen. 36-39 Appellabatur uxor ejus Meetabel, filia Matred
1 Par. 1-50 Appellata est uxor ejus Meetabel, filia Matred

MEGBIS.

Princeps familiæ quæ ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-30 Filii Megbis, centum quinquaginta sex

MEGPHIAS.

Unus e principibus populi qui novum fœdus cum Domino signaverunt post reditum a captivitate sub Esdra.

2 Esdr. 10-20 Megphias, Mosollam, Hazir

MEHUSIM.

Vir e progenie Benjamin, pater Abitob et Elphaal, et inter majores regis Saül est.

1 Par. 8-11 Mehusim vero genuit Abitob et Elphaal

MEJARCON.

Alias, Mejercon, id est, Aquæ Jercon. Decima septima est inter urbes tribus Dan.

Josue. 19-46 Et Mejarcon, et Arecon, cum termino

MEL.

Gen. 43-11 Deferte viro munera, modicum resinæ et mellis
Exod. 3- 8 In terram quæ fluit lacte et melle
-17 Ad terram fluentem lacte et melle
13- 5 Ut daret tibi terram fluentem lacte et melle
16-31 Gustusque ejus quasi similæ cum melle
33- 3 Et intres in terram fluentem lacte et melle
Levit. 2-11 Nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur
20-24 Possidete... terram fluentem lacte et melle
Num. 13-28 Venimus in terram, ad quam misisti nos, quæ revera fluit late et melle
14- 8 Et tradet humum lacte et melle manantem
16-13 Numquid parum est tibi quod eduxisti nos de terra, quæ lacte et melle manabat
-14 In terram, quæ fluit rivis lactis et mellis
Deut. 6- 3 Sicut pollicitus est Do. Deus patrum tuor. tibi terram lacte et melle manantem
8- 8 Et oliveta nascuntur : terram olei ac mellis
11- 9 Quam.. pollicitus est Do. patribus vestris, et semini eorum, lacte et melle manantem
26- 9 Et tradidit nobis terram lacte et melle manantem
-15 Et benedic... terræ lacte et melle mananti
27- 3 Introeas... terram lacte et melle manantem
31-20 Introducam enim eum in terram... lacte et melle manantem
32-13 Ut sugeret mel de petra, oleumque de saxo
Josue. 5- 6 Et quibus ante juraverat ut non ostenderet eis terram lacte et melle manantem
Judic. 14- 8 Examen apum in ore leonis erat ac favus mellis
- 9 Quod mel de corpore leonis assumpserat
-18 Quid dulcius melle, et quid fortius leone?
1 Reg. 14-25 In saltum, in quo erat mel super faciem agri
-26 Et apparuit fluens mel, nullusque applicuit
-27 Et intinxit in favum mellis, et convertit man.
-29 Eo quod gustaverim paululum de melle isto
-43 Gustans gustavi in summitate virgæ, quæ erat in manu mea, paululum mellis
2 Reg. 17-29 Et mel, et butyrum, oves, et pingues vitulos
3 Reg. 14- 3 Tolle quoque...et crustulam, et vas mellis
4 Reg. 18-32 Terram olivarum, et olei ac mellis
2 Par. 31- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël frumenti, vini et olei, mellis quoque
Job. 20-17 Non videat rivulos fluminis, torrentes mellis
Psal. 18-11 Et dulciora super mel et favum
80-17 Et de petra, melle saturavit eos
118-103 Eloquia tua, super mel ori meo
Prov. 16-24 Favus mellis, composita verba
24-13 Comede, fili mi, mel, quia bonum est
25-16 Mel invenisti, comede quod sufficit tibi
-27 Sicut qui mel mult. comedit, non est ei bon.
Cant. 4-11 Mel et lac sub lingua tua
5- 1 Comedi favum cum melle meo, bibi vinum
Eccli. 24-27 Spiritus enim meus super mel dulcis
Et hæreditas mea super mel et favum
39-31 Et panis similagineus, et mel, et botrus uvæ
46-10 In terram quæ manat lac et mel
49- 2 In o.ore quasi mel indulcabitur ej.memoria
Isai. 7-15 Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum
-22 Butyrum enim et mel manducabit omnis
Jerem. 11- 5 Terram fluentem lacte et melle
32-22 Ut dares eis terram fluentem lacte et melle
41- 8 Quia habemus thesauros... et olei et mellis
Baruc. 1-20 Dare nobis terram fluentem lac et mel
Ezech. 3- 3 Et factum est in ore meo sicut mel dulce
16-13 Similam, et mel, et oleum comedisti
-19 Et oleum, et mel, quibus enutrivi te
20- 6 Ut educerem eos de terra Ægypti in terram... fluentem lacte et melle
-15 In terr. quam dedi eis fluentem lacte et melle
27-17 Et mel, et oleum, et resinam proposuerunt
Matth. 3- 4 Esca a. ejus erat locustæ, et mel sylvestre
Marc. 1- 6 Et locustas et mel sylvestre edebat
Luc. 24-42 Obtulerunt ei partem piscis assi, et favum mellis
Apoc. 10- 9 Sed in ore tuo erit dulce tanquam mel
-10 Et erat in ore meo tanquam mel dulce

MELCHA I.

Uxor Nachor filii Thare, filia Aran patris Lot et fratris mariti sui Nachor, fratris quoque Abraham.

Gen. 11-29 Nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran, patris Melchæ, et patris Jeschæ
22-20 Nuntiatum est Abrahæ quod Melcha quoque genuisset filios
-23 Octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abrahæ
24-15 Filia Bathuël, filii Melchæ uxoris Nachor
-24 Filia sum Bathuëlis, filii Melchæ
-47 Filia Bathuëlis sum, filii Nachor, quem peperit ei Melcha

MELCHA II.

Filia Salphaad filii Hepher filii Galaad. Salphaad non habuit filios, sed tantum filias.

Num. 26-33 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha
27- 1 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha
36-11 Et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui

MELCHI I *et* II.

Ambo inter majores Jesu Christi a sancto Luca recensiti.

Luc. 3-24 Qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit Janne
-28 Qui fuit Melchi, qui fuit Addi, qui fuit Cosan

MELCHIAS I.

Levita, filius Athanaï filii Zara, et pater Basaiæ.

1 Par. 6-40 Filii Michaël, filii Basaïæ, filii Melchiæ

MELCHIAS II.

Pater Phassur IV, e progenie sacerdotali et inter primos Jerusalem post reditum a captivitate.

1 Par. 9-12 Adaïas filius Jeroham, filii Phassur, filii Melchiæ

MELCHIAS III.

Princeps quintæ familiæ sacerdotalis, e stirpe Eleazari.

1 Par. 24- 9 Quinta Melchia, sexta Maïman

MELCHIAS IV *et* V.

Ex filiis Pharos duo sunt cognomines, qui suam unusquisque quam in captivitate duxerant uxorem dimiserunt, quia non erant istæ de gente Hebræa.

1 Esdr. 10-25 De filiis Pharos... Melchia, et Miamin, et Eliezer, et Melchia, et Banea

MELCHIAS VI.

E filiis Herem unus est qui suam etiam dimisit uxorem propter eamdem causam. Hic Melchias et Hasub ædificaverunt mediam partem vici Jerusalem et turrim Furnorum.

1 Esdr. 10-31 Et de filiis Herem... Melchias, Semeïas
2 Esdr. 3-11 Ædificavit Melchias filius Herem

MELCHIAS VII.

Filius Rechab, princeps vici Bethacharam. Ædificavit portam Sterquilinii, et statuit valvas, seras et vectes.

2 Esdr. 3-14 Et portam Sterquilinii ædificavit Melchias filius Rechab

MELCHIAS VIII.

Filius aurificis cujusdam. Is et ipse ædificavit partem Jerusalem maximam.

2 Esdr. 3-30 Ædificavit Melchias filius aurificis

MELCHIAS IX.

Is stetit juxta Esdram legentem quædam loca ex Levitico selecta et Exodo, præsertimque ex Deuteronomio coram populo. Insuper et novum fœdus cum Domino signavit.

2 Esdr. 8- 4 Ad sinistram, Phadaïa, Misaël, et Melchia
10- 3 Pheshur, Amarias, Melchias

MELCHIAS X.

Pater Achitob, filius Enan, inter majores Judith viduæ.

Judith. 8- 1 Filii Achitob, filii Melchiæ, filii Enan

MELCHIAS XI.

Pater Phassur II quem ad Jeremiam miserat Sedecias rex Juda ad consulendum Dominum super obsidionem regis Babylonis. Prædixit Propheta excidium Urbis.

Jerem. 21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur filium Melchiæ
38- 1 Audivit... Phassur filius Melchiæ sermones

MELCHIAS XII.

Filius Amelech, custos carceris Jerusalem.

Jerem. 38- 6 Projecerunt eum in lacum Melchiæ filii Amelech

MELCHIEL.

Filius secundus Beriæ filii Aser filii Jacob.

Gen. 46-17 Filii Beria : Heber et Melchiel
Num. 26-45 Filii Brie : Heber... et Melchiel
1 Par. 7-31 Filii a. Baria : Heber et Melchiel

MELCHIELITÆ. *Posteri Melchiel.*

Num. 26-45 Melchiel, a quo familia Melchielitarum

MELCHIRAM.

Filius tertius Jechoniæ filii Joakim regis Juda.

1 Par. 3-18 Melchiram, Phadaïa, Senneser, et Jecemia

MELCHISEDECH.

Sacerdos et rex Solymæ sive Jerusalem. Aliqui putarunt Melchisedech esse Sem filium Noe; sed Sem genealogia texitur in Scriptura; Melchisedech autem est sine genealogia, ut ait sanctus Paulus ad Hebr. 7. Fuit ergo aliquis ex regulis Chananæorum, qui inter impios pie vivebat, et juste; et bene illi nomen, quod ferebat, conveniret, nam Melchisedech significat Regem justitiæ. Rex erat Jerusalem, quæ prius Salem et Jebus dicebatur. Erat quoque sacerdos, et quidem sacerdos Dei Altissimi. Mos enim fuit olim ut iidem reges essent et sacerdotes, ut etiam constat apud profanos; Virgilius enim nobis hunc exhibet versum, Æneid. 3, vers. 80 :

Rex Anius, rex idem hominum Phœbique [sacerdos

Unde Servius ait : « Sane majorum hæc erat » consuetudo, ut rex esset etiam sacerdos vel » pontifex. » Melchisedech, proferens panem et vinum ad sacrificium in gratiarum actionem pro victoria Abrahæ, obviavit ei regresso a cæde regum, et benedixit ei. Tum Abraham, licet ipse esset sacerdos et sæpe sacrificasset, obtulit ei decimas omnium spoliorum quæ cæsis quinque regibus Pentapoleos ceperat. Porro Melchisedech fuit Christi typus, quia uterque rex justitiæ, uterque rex Salem, id est, pacis, uterque sine genealogia. Nam Christus non habuit patrem in terris; uterque quasi æternus inducitur in Scriptura : tandem uterque sacerdos et pontifex. Et sicut Melchisedech panem et vinum in sacrificium, non vero oves et boves sicut in sacerdotio Aaron : ita Christus in ultima cœna sacrificium corporis et sanguinis sui instituit sub speciebus panis et vini. In Scripturis nulla fit mentio de initio

vitæ Melchisedech, nec de ipsius morte, nec de fine sacerdotii ejus ; ideo Melchisedech dicitur manere sacerdos in æternum.

Gen. 14-18 At vero Melchisedech, rex Salem, proferens
Psal. 109- 4 Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech
Hebr. 5- 6 Secundum ordinem Melchisedech
-10 Pontifex juxta ordinem Melchisedech
6-20 Secundum ordinem Melchisedech pontifex
7- 1 Hic enim Melchisedech, rex Salem, sacerdos Dei summi
-10 Quando obviavit ei Melchisedech
-11 Secundum ordinem Melchisedech alium surgere sacerdotem
-15 Si secundum similitudinem Melchisedech exurgat
-17 Quoniam tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech

MELCHISUA.

Filius secundus vel tertius Saül primi Israel regis. Interfectus est cum fratribus suis et patre in prælio Gelboe.

1 Reg. 14-49 Fuerunt autem filii Saül, Jonathas, et Jessui, et Melchisua
31- 2 Percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua
1 Par. 8-33 Porro Saül genuit Jonathan et Melchisua
9-39 Saül genuit Jonathan et Melchisua
10- 2 Percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua

MELCHOM.

Idolum quod colebant filii Ammon. Dicebatur etiam Melech et Moloch, speciem habens regis, ut nomen ipsum significat : nam Melech idem est quod rex, Melchom idem quod rex eorum.

4 Reg. 23-13 Et Melchom abominationi filiorum Ammon
1 Par. 20- 2 Tulit a. David coronam Melchom de capite
Jerem. 49- 1 Cur igit. hæreditate possedit Melchom, Gad
- 3 Quoniam Melchom in transmigrationem ducetur
Amos. 1-15 Et ibit Melchom in captivitatem ipse
Soph. 1- 5 Et jurant in Domino, et jurant in Melchom

MELEA.

Pater Eliakim, et inter majores Jesu Christi secundum humanitatem. Quædam editiones habent Melcha.

Luc. 3-31 Qui fuit Melea, qui fuit Menna

MELECH.

Filius Micha filii Meribbaal qui vocatur Miphiboseth.

1 Par. 8-35 Filii Micha : Phithon, et Melech, et Tharaa
9-41 Porro filii Micha : Phithon, et Melech, et Tharaa, et Ahaz

MELIOR, US.

Gen. 29-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro
37-27 Melius est ut venumdetur Ismaëlitis
Exod. 14-12 Multo e. melius erat servire eis, quam mori
Levit. 27-10 Nec melius malo, nec pejus bono
Num. 14- 3 Nonne melius est reverti in Ægyptum?
18-30 Si præclara et meliora quæque obtuleritis
Josue. 22-25 Putavimus itaque melius
Judic. 8- 2 Nonne melior est racemus Ephraïm vindemiis Abiezer?
9- 2 Quid vobis est melius, ut dominentur vestri
11-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor
18-19 Quid tibi melius est, ut sis sacerdos in domo
Ruth. 2-22 Melius est, filia mea, ut cum puellis ej. exeas
4-15 Et multo tibi melior est quam si septem haberes filios
1 Reg. 1- 8 Numquid non ego melior tibi sum
9- 2 Non erat vir de filiis Israël melior illo
15-15 Pepercit enim populus melioribus ovibus
-22 Melior est enim obedientia quam victimæ
-28 Tradidit illud proximo tuo meliori te
27- 1 Nonne melius est ut fugiam, et salver
2 Reg. 14-32 Quare veni de Gessur ? melius mihi erat ibi esse
17-14 Melius est consilium Chusaï Arachitæ
18- 3 Melius est igitur ut sis nobis in urbe præsidio
24-14 Sed melius est ut incidam in manus Domini
3 Reg. 2-32 Interfecit duos viros justos melioresque se
19- 4 Neque enim melior sum, quam patres mei
20-23 Sed melius est ut pugnemus contra eos
21- 2 Daboque tibi pro ea vineam meliorem
- 6 Dabo tibi vineam meliorem pro ea
4 Reg. 5-12 Numquid non meliores sunt Abana et Pharphar
5-23 Melius est ut accipias duo talenta
10- 3 Eligite meliorem, et eum qui vobis placuerit
1 Par. 21-13 Melius mihi est ut incidam in manus Domini
2 Par. 21-13 Fratres tuos... meliores te, occidisti
Judith. 3- 2 Melius est e. ut viventes serviamus Nabuch.
7-16 Melius est enim ut captivi benedicamus Do.
Esth. 1-19 Altera, quæ melior est illa, accipiat
Job. 34- 4 Inter nos videamus quid sit melius
-33 Quod si quid nosti melius, loquere
Psal. 36-16 Melius est modicum justo, super divitias
62- 4 Quoniam melior est misericordia tua super vitas
83-11 Quia melior est dies una in atriis tuis
Prov. 3-14 Melior est acquisitio ej. negotiatione argenti
8-11 Melior est e. sapientia cunctis pretiosissimis
-19 Melior est enim fructus meus auro
12- 9 Melior est pauper et sufficiens sibi, quam gloriosus et indigens pane
15-16 Melius est parum cum timore Domini
-17 Melius est vocari ad olera cum charitate
16- 8 Melius est parum cum justitia
-16 Posside sapientiam, quia auro melior est
-19 Melius est humiliari cum mitibus
-32 Melior est patiens viro forti
17- 1 Melior est buccella sicca cum gaudio
19- 1 Melior est pauper, qui ambulat in simplicit.
-22 Et melior est pauper quam vir mendax
21- 9 Melius est sedere in angulo domatis
-19 Melius est habitare in terra deserta
22- 1 Melius est nomen bonum quam divitiæ
25- 7 Melius est e. ut dicatur tibi : Ascende huc
-24 Melius est sedere in angulo domatis
27- 5 Melior est manifesta correptio quam amor absconditus
- 6 Meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulenta oscula odientis
-10 Melior est vicinus juxta, quam frater procul
28- 6 Melior est pauper ambulans in simplicitate
Eccle. 2-24 Nonne melius est comedere et bibere
3-12 Et cognovi quod non esset melius nisi lætari
-22 Et deprehendi nihil esse melius quam lætari
4- 6 Melior est pugillus cum requie
- 9 Melius est ergo duos esse simul
-13 Melior est puer pauper et sapiens rege sene
-17 Multo enim melior est obedientia
5- 4 Multoque melius est non vovere
6- 3 Pronuntio quod melior illo sit abortivus
- 9 Melius est videre quod cupias quam desid.
7- 2 Melius est nomen bonum quam unguenta
- 3 Melius est ire ad domum luctus
- 4 Melior est ira risu
- 6 Melius est a sapiente corripi
- 9 Melior est finis orationis, quam principium. Melior est patiens arrogante
-11 Priora tempora meliora fuere quam nunc
9- 4 Melior est canis vivus leone mortuo
-16 Dicebam ego meliorem esse sapientiam fortitudine
-18 Melior est sapientia, quam arma bellica
11- 6 Et si utrumque simul, melius erit
Cant. 1- 1 Quia meliora sunt ubera tua vino
Sap. 6- 1 Melior est sapientia quam vires
14-19 Ut similitudinem in melius figuraret
15-17 Melior enim est ipse his quos colit
Eccli. 10-30 Melior est qui operatur, et abundat
16- 3 Melior est enim unus timens Deum
18-16 Sic et verbum melius quam datum
19-21 Melior est homo, qui minuitur sapientia
20-33 Melior est qui celat insipientiam suam
23-37 Quoniam nihil melius est quam timor Dei
29-29 Melior est victus pauperis sub tegmine asserum
30-14 Melior est pauper sanus et fortis viribus
-15 Salus animæ... melior est omni auro et argento
-17 Melior est mors quam vita amara
33-22 Melius est enim ut filii tui te rogent
36-20 Et est cibus cibo melior
-23 Et est filia melior filia
40-29 Melius est enim mori, quam indigere
41-18 Melior est homo qui abscondit stultitiam s.
42-14 Melior est enim iniquitas viri
Isai. 56- 5 Et nomen melius a filiis et filiabus
Thren. 4- 9 Melius fuit occisis gladio, quam interfectis fame
Baruc. 6-58 Itaque melius est esse regem ostentantem
-67 Bestiæ meliores sunt illis quæ possunt fugere
-72 Melior est homo justus, qui non habet simulacra
Dan. 1-15 Apparuerunt vultus eorum meliores
13-23 Sed melius est mihi absque opere incidere in manus vestras
Jonæ. 4- 3 Quia melior est mihi mors quam vita
- 8 Dixit : Melius est mihi mori, quam vivere
Nahum. 3- 8 Numquid melior es Alexandria populorum
1 Mac. 3-59 Quoniam melius est nos mori in bello
13- 5 Non enim melior sum fratribus meis
Matth. 10-31 Multis passeribus meliores estis vos
12-12 Quanto magis melior est homo ove?
Luc. 5-39 Dicit enim : Vetus melius est
Joan. 4-52 Interrogabat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit
Act. 25-10 Judæis non nocui, sicut tu melius nosti
1 Cor. 7- 9 Melius est enim nubere, quam uri
-38 Qui non jungit, melius facit
11-17 Non laudans, quod non in melius, sed in deterius convenitis
12-31 Æmulamini autem charismata meliora
Philip. 1-23 Et esse cum Christo, multo magis melius
2 Tim. 1-18 Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti
Hebr. 1- 4 Tanto melior Angelis effectus
6- 9 Confidimus autem de vobis, dilectissimi, meliora, et viciniora saluti
7- 7 Quod minus est, a meliore benedicitur
-19 Introductio vero melioris spei
-22 In tantum melioris testamenti sponsor factus est Jesus
8- 6 Nunc autem melius sortitus est ministerium, quanto et melioris testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sancitum est
9-23 Ipsa a. cœlestia melioribus hostiis quam istis
10-34 Cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam
11-16 Nunc a. meliorem appetunt, id est, cœlestem
-35 Ut meliorem invenirent resurrectionem
-40 Deo pro nobis melius aliquid providente
12-24 Sanguinis aspersionem melius loquentem quam Abel
1 Petr. 3-17 Melius est enim benefacientes... pati
2 Petr. 2-21 Melius enim erat illis non cognoscere viam

MELITA.

Inter Epirum et Italiam, spectans Siciliam insula est, nunc Malta, penes quam sanctus Paulus fecit naufragium ; et cum salvus evasisset in insulam, vipera morsus, nihil mali passus est ; tum et Publii principis insulæ patrem febri et dysenteria, aliosque aliis infirmitatibus laborantes sanavit.

Act. 28- 1 Tunc cognovimus quia Melita insula vocabatur

MELLO.

Plura videntur esse loca ejusdem nominis. Primo quidem est urbs seu oppidum Sichem proximum, cujus cives Abimelech regem sibi constituerunt. Secundo vallis erat sive vorago inter montem Sion in quo erat arx David, et montem Moria in quo extructum est templum. Ut commode a regia ad templum transiri posset, magno labore et expensis Salomon hos duos montes ponte junxit; quod ut fieret, ingentes excitandæ fuerunt substructiones et pilæ. Tertius est locus huic contiguus, et erat area publica; pars vero profundior vallis monti Sion subjectæ, quæ propter hominum frequentiam qui eam incolebant vel frequentabant, nomen Mello acceperat, Mello enim multitudinem significat. Hanc aream Salomon, ut uxoris suæ filiæ Pharaonis commodo deliciisque serviret, publico ereptam, et ædificiis variis constructam, vicino uxoris palatio adjecit. Hujus fabricæ occasione Salomon tributum quoddam populis imposuit quod Jeroboam regis jussu in duabus tribubus exigebat, Ephraim scilicet et Manasse ; quare cum ab Ahia propheta didicisset Jeroboam se regem Israelis futurum, tributi pensitatem ægre ferentis populi animos contra Salomonem excitavit.

Judic. 9- 6 Viri Sichem et universæ familiæ urbis Mello
-20 Consumat habitatores Sichem, et oppidum Mello : egrediaturque ignis de viris Sichem, et de oppido Mello
2 Reg. 5- 9 Ædificavit per gyrum a Mello et intrinsecus
3 Reg. 9-15 Ad ædificandum... Mello et murum Jerus.
-24 Salomon : tunc ædificavit Mello
11-27 Quia Salomon ædificavit Mello, et coæquavit voraginem
4 Reg. 12-20 Percusseruntque Joas in domo Mello in descensu Sella
1 Par. 11- 8 Ædificavitque urbem in circuitu a Mello
2 Par. 32- 5 Instauravitque Mello in Civitate David

MELLOTHI.

Filius Heman duodecimus.

1 Par. 25- 4 Filii Heman... Jesbacassa, Mellothi, Othir
-26 Nona decima Mellothi, filiis et fratribus

MELLUCH I.

E filiis Bani unus est qui suam dimisit uxorem jussu Esdræ.

1 Esdr. 10-29 De filiis Bani, Mosollam, et Melluch

MELLUCH II *et* III.

Duo isti signaverunt simul ac Esdras novum fœdus cum Domino.

2 Esdr. 10- 4 Hattus, Sebenia, Melluch
-27 Melluch, Haran, Baana
12- 2 Amaria, Melluch, Hattus

MELODIA.

1 Par. 15-22 Prophetiæ præerat, ad præcinendam melodiam
Eccli. 40-21 Tibiæ et psalterium suavem faciunt melodiam

MELOTÆ.

Hebr. 11-37 Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis

MELOTHI.

Hanc urbem, quam ait Scriptura opinatissimam ab Holoferne effractam, Serarius putat eam esse quæ apud Plinium Melita dicitur, et a Semiramide conditam non procul ab Euphrate; a Ptolemæo vero Melitena.

Judith. 2-13 Effregit a. civitatem opinatissimam Melothi

MELTIAS.

Vir de Gabaa qui post reditum a captivitate partem civitatis ædificavit.

2 Esdr. 3- 7 Juxta eos ædificaverunt Meltias Gabaonites

MEMBRANA.

Tobiæ. 11-14 Cœpit albugo ex oculis ejus, quasi membrana ovi, egredi
2 Tim. 4-13 Veniens affer tecum, et libros, maxime autem membranas

MEMBRATIM.

2 Mac. 1-16 Diviserunt membratim, et capitibus amputatis

MEMBRUM.

Levit. 1- 8 Et membra quæ sunt cæsa, desuper ordinantes
-12 Dividentque membra, caput, et omnia
9-13 Cum capite et membris singulis, obtulerunt
3 Reg. 18-33 Divisitque per membra bovem, et posuit super ligna
Job. 17- 7 Membra mea quasi in nihilum redacta sunt
41-14 Membra carnium ejus cohærentia sibi
Ezech. 17- 3 Longo membrorum ductu, plena plumis
2 Mac. 7- 7 Priusquam toto corpore per membra singula puniretur
-22 Singulorum membra non ego ipsa compegi
9- 7 Gravi corporis collisione membra vexari
Matth. 5-29 Expedit e. tibi ut pereat unum membrorum
-30 Expedit e. tibi ut pereat unum membrorum
Rom. 6-13 Membra vestra arma iniquitatis peccato
Et membra vestra arma justitiæ Deo
-19 Sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ... ita nunc exhibete membra vestra servire justitiæ
7- 5 Operabantur in membris nostris
-23 Video autem aliam legem in membris meis
In lege peccati, quæ est in membris meis
12- 4 Sicut enim in uno corpore multa membra habemus
Omn. a. membra non eundem actum habent
- 5 Singuli autem alter alterius membra
1 Cor. 6-15 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? Absit
-19 An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus sancti
12-12 Sicut e. corpus unum est, et membra habet multa, omnia a. membra corporis, cum sint multa, unum tamen corpus sunt
-14 Nam et corpus non est unum membrum
-18 Nunc a. posuit Deus membra, unumquodq.
-19 Quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus?
-20 Nunc autem multa quidem membra, unum autem corpus
-22 Multo magis quæ videntur membra corporis infirmiora esse
-23 Quæ putamus ignobiliora membra esse corporis
-25 Pro invicem sollicita sint membra
-26 Et si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra: sive gloriatur unum membrum, congaudent o. membra
1 Cor. 12-27 Vos autem estis corpus Christi, et membra de membro
Ephes. 4-16 In mensuram uniuscujusque membri
-25 Quoniam sumus invicem membra
5-30 Quia membra sumus corporis ejus
Colos. 3- 5 Mortificate ergo membra vestra
Jacob. 3- 5 Et lingua modicum quidem membrum est
- 6 Lingua constituitur in membris nostris
4- 1 Quæ militant in membris vestris

MEMINI.

Gen. 20-16 Mementoque te deprehensam
40-14 Tantum memento mei, cum bene tibi fuerit
Exod. 13- 3 Mementote diei hujus in qua egressi estis
20- 8 Memento ut diem sabbati sanctifices
Deut. 5-15 Memento quod et ipse servieris in Ægypto
9- 7 Memento, et ne obliviscaris, quomodo ad iracundiam provocaveris Dominum
15-15 Memento quod et ipse servieris in terra Ægypti
16- 3 Ut memineris diei egressionis tuæ de Æg.
24- 9 Memento te quæ fecerit Dominus Deus
-18 Memento quod servieris in Ægypto
-22 Memento quod et tu servieris in Ægypto
25-17 Memento quæ fecerit tibi Amalec in via
32- 7 Memento dierum antiquorum
Josue. 1-13 Mementote sermonis quem præcepit vobis
Judic. 16-28 Domine Deus, memento mei, et redde mihi nunc fortitudinem
2 Reg. 19-19 Neque memineris injuriarum servi tui
4 Reg. 9-25 Memini enim quando ego et tu sedentes
20- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim
2 Par. 6-42 Memento misericordiarum David servi tui
2 Esdr. 1- 8 Memento verbi quod mandasti Moysi servo
4-14 Domini magni et terribilis mementote
5-19 Memento mei, Deus meus, in bonum
6-14 Memento mei, Domine, pro Tobia
13-14 Memento mei, Deus meus, pro hoc
-22 Et pro hoc ergo memento mei, Deus meus
-31 Memento mei, Deus meus, in bonum. Amen
Judith. 9-18 Memento, Domine, testamenti tui
Esth. 14-12 Memento, Domine, et ostende te nobis
Job. 7- 7 Memento quia ventus est vita mea
10- 9 Memento quæso quod sicut lut. feceris me
-13 Tamen scio quia universorum memineris
36-24 Memento quod ignores opus ejus
40-27 Memento belli, nec ultra addas loqui
Psal. 24- 7 Et ignorantias meas ne memineris
Secund. misericordiam tuam memento mei
78- 8 Ne memineris iniquitatum nostrarum
104- 5 Mementote mirabilium ejus, quæ fecit
105- 4 Memento nostri, Domine, in beneplacito
131- 1 Memento, Domine David, et o. mansuetud.
136- 6 Adhæreat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui
Eccle. 11- 8 Meminisse debet tenebrosi temporis
12- 1 Memento Creatoris tui in diebus juventutis
Eccli. 3-34 Meminit ej. in posterum, et in tempore cas.
7-18 Memento iræ, quoniam non tardabit
-30 Memento quoniam nisi per illos natus non fuisses
8- 6 Memento quoniam omnes in correptione sumus
10- 6 Omnis injuriæ proximi ne memineris
18-24 Memento iræ in die consummationis
-25 Memento paupertatis in tempore abundantiæ
23-18 Memento patris et matris tuæ
28- 6 Memento novissimorum, et desine inimicari
31-14 Memento quoniam malus est oculus nequam
36-10 Festina tempus, et memento finis
38-21 Repelle eam a te: et memento novissimorum
41- 5 Memento quæ ante te fuerunt
Isai. 12- 4 Mementote quoniam excelsum est nomen ej.
38- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim
43-18 Ne memineritis priorum
44-21 Memento horum, Jacob, et Israël
46- 8 Mementote istud, et confundamini
64- 9 Et ne ultra memineris iniquitatis nostræ
Baruc. 3- 5 Noli meminisse iniquitatum patrum nostrorum, sed memento manus tuæ
Mich. 6- 5 Popule meus, memento, quæso, quid cogitaverit Balach
Malac. 4- 4 Memento legis Moysi servi mei
1 Mac. 2-51 Mementote operum patrum, quæ fecerunt
4- 9 Mementote qualiter salvi facti sunt patres
7-38 Et cadant in gladio: memento blasphemias
12-11 Sicut fas est et decet meminisse fratrum
2 Mac. 1- 2 Benefaciat vobis Deus, et meminerit testamenti sui
Luc. 23-42 Domine, memento mei, cum veneris in reg.
Joan. 15-20 Mementote sermonis mei, quem ego dixi vobis
16-21 Jam non meminit pressuræ propt. gaudium
Act. 20-35 Oportet... meminisse verbi Domini Jesu
Hebr. 11-15 Si quidem ipsius meminissent de qua exier.
13- 3 Mementote vinctorum, tanq. simul vincti
- 7 Mementote præpositorum vestrorum

MEMMIUS. *Vid.* MANILIUS.

2 Mac. 11-34 Quintus Memmius et Titus Manilius

MEMOR.

Gen. 50-15 Ne forte memor sit injuriæ quam passus est
Levit. 19-18 Nec memor eris injuriæ civium tuorum
26-42 Terræ quoque memor ero
Num. 15-40 Memores præceptorum Domini faciant ea
2 Reg. 14-32 Si memor est iniquitatis meæ, interficiat me
1 Esdr. 4-14 Memores salis, quod in palatio comedimus
Tobiæ. 1-13 Quon. memor fuit Domini in toto corde suo
3- 3 Et nunc, Domine, memor esto mei
4- 4 Memor enim esse debes, quæ et quanta pericula passa sit propter te in utero suo
14-11 Ut sint memores Dei, et benedicant eum
Judith. 4-13 Memores estote Moysi servi Domini
8-21 Ut memores sint, quia tentati sunt patres
-22 Memores esse debent, quomodo pater noster Abraham tentatus est
13-25 Qui memores fuerint virtutis Dom. in ætern.
Esth. 13- 8 Memor omnium operum ejus
Psal. 6- 6 Quoniam non est in morte qui memor sit tui
8- 5 Quid est homo, quod memor es ejus?
15- 4 Nec memor ero nominum eor. per labia mea
19- 4 Memor sit omnis sacrificii tui
41- 7 Propterea memor ero tui de terra Jordanis
44-18 Memores erunt nominis tui in o. generatione
62- 7 Si memor fui tui super stratum meum
73- 2 Memor esto congregationis tuæ
-18 Memor esto hujus, inimicus improperavit
-22 Memor esto improperiorum tuorum
76- 4 Memor fui Dei, et delectatus sum
-12 Memor fui operum Domini: quia memor ero ab initio mirabilium tuorum
86- 4 Memor ero Rahab et Babyl. scientium me
87- 6 Quorum non es memor amplius
88-51 Memor esto, Domine, opprobrii servorum t.
102-18 Et memores sunt mandatorum ipsius
104- 8 Memor fuit in sæculum testamenti sui
-42 Quoniam memor fuit verbi sancti sui
105- 7 Non fuerunt memores multit. misericordiæ
-45 Et memor fuit testamenti sui
110- 5 Memor erit in sæculum testamenti sui
113-12 Dom. memor fuit nostri: et benedixit nobis
118-49 Memor esto verbi tui servo tuo
-52 Memor fui judiciorum tuorum a sæculo
-55 Memor fui nocte nominis tui, Domine
135-23 Quia in humilitate nostra memor fuit nostri
136- 7 Memor esto, Domine, filiorum Edom
142- 5 Memor fui dierum antiquorum
Cant. 1- 3 Memores uberum tuorum super vinum
Sap. 19-10 Memores enim erant adhuc eorum
Eccli. 14-12 Memor esto quoniam mors non tardat
15- 8 Viri mendaces non erunt illius memores
38-23 Memor esto judicii mei: sic. e erit et tuum
42-15 Memor ero igitur operum Domini
Thren. 3-20 Memoria memor ero, et tabescet in me anima mea
Baruc. 2-32 Et memores erunt nominis mei
1 Mac. 4-10 Et memor erit testamenti patrum nostrorum
12-11 Memores sumus vestri in sacrificiis
2 Mac. 9-21 Vestri autem memor benigne, reversus
-26 Memores beneficiorum publice et privatim
Luc. 17-32 Memores estote uxoris Lot
1 Cor. 11- 2 Quod per omnia mei memores estis
Galat. 2-10 Tantum ut pauperum memores essemus
Ephes. 2-11 Propter quod memores estote, quod aliquando
Colos. 4-18 Memores estote vinculorum meorum
1 Thes. 1- 3 Memores operis fidei vestræ, et laboris
2- 9 Memores enim estis, fratres, laboris nostri
2 Tim. 1- 4 Desiderans te videre, memor lacrymarum t.
2- 8 Memor esto Do. Jesum Christ. resurrexisse
Hebr. 2- 6 Quid est homo, quod memor es ejus?
2 Petr. 3- 2 Ut memores sitis eorum, quæ prædixi
Judæ. -17 Vos a., charissimi, memores estote verbor.
Apoc. 2- 5 Memor esto itaque unde excideris: et age pœnitentiam

MEMORABILIS.

Baruc. 4- 5 Animæquior esto populus Dei, memorabilis Israël

MEMORIA.

Exod. 17-14 Delebo enim memoriam Amelec sub cœlo
20-24 In o. loco in quo memoria fuerit nominis mei
Levit. 2-16 De qua adolebit sacerdos in memoriam muneris
Deut. 32-26 Cessare faciam ex homin. memoriam eorum
2 Esdr. 2-20 Vobis autem non est pars, et justitia, et memoria in Jerusalem

Esth. 12- 4 Mardochæus rei memoriam litteris tradidit
Job. 8- 8 Et diligenter investiga patrum memoriam
13-12 Memoria vestra comparabitur cineri
18-17 Memoria illius pereat de terra
Psal. 9- 7 Periit memoria eorum cum sonitu
29- 5 Et confitemini memoriæ sanctitatis ejus
33-17 Ut perdat de terra memoriam eorum
96-12 Et confitemini memoriæ sanctificationis ejus
108-14 In memoriam redeat iniquitas patrum ejus
-15 Et dispereat de terra memoria eorum
110- 4 Memoriam fecit mirabilium suorum
111- 7 In memoria æterna erit justus
144- 7 Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt
Prov. 10- 7 Memoria justi cum laudibus
Eccle. 1-11 Non est priorum memoria
2-16 Non enim erit memoria sapientis
9- 5 Quia oblivioni tradita est memoria eorum
Sap. 2- 4 Et nemo memoriam habebit operum nostr.
4- 1 Immortalis est enim memoria illius
-19 Erunt gementes, et memoria illorum peribit
5-15 Et tanquam memoria hospitis unius diei
8-13 Et memoriam æternam his, qui post me futuri sunt, relinquam
10- 7 Incredibilis animæ memoria stans figment.
- 8 Sed et insipientiæ suæ reliquerunt hominibus memoriam
11-13 Et gemitus cum memoria præteritorum
16-11 In memoria enim sermonum tuorum examinabantur
Eccli. 10-20 Et cessare fecit memoriam eorum a terra
-21 Memoriam superborum perdidit Deus
23-36 Derelinquet in maledictum memoriam ejus
24-28 Memoria mea in generationes sæculorum
35- 9 Et memoriam ejus non obliviscetur Dom.
38-11 Da suavitatem et memoriam similaginis
-24 In requie mortui requiescere fac memoriam ejus
39-13 Non recedet memoria ejus, et nomen ejus
41- 1 O mors, quam amara est memoria tua
44- 9 Et sunt quorum non est memoria
45- 1 Cujus memoria in benedictione est
-11 Auditum facere sonitum in templo, in memoriam filiis gentis suæ
-13 Et opere lapidarii sculptis in memoriam
-20 In memoriam placare pro populo suo
46-14 Ut sit memoria illorum in benedictione
49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris
- 2 In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria
-15 Et Nehemias in memoria multi temporis
50-18 Et auditam fecerunt vocem magnam in memoriam coram Deo
Isai. 23-16 Frequenta canticum, ut memoria tui sit
26-14 Et perdidisti omnem memoriam eorum
43-26 Reduc me in memoriam, et judicemur sim.
65-17 Et non erunt in memoria priora
Thren. 3-20 Memoria memor ero, et tabescet in me an.
Baruc. 4-27 Erit e. memoria vestra ab eo qui duxit vos
5- 5 In verbo sancti gaudentes Dei memoria
Ezech. 3-20 Et non erunt in memoria justitiæ ejus
25-10 Ut non sit ultra memoria filiorum Ammon
1 Mac. 3- 7 In sæculum memoria ejus in benedictione
-35 Et auferendam memoriam eorum de loco
12-54 Et tollamus de hominibus memoriam eorum
13-29 Et super columnas arma, ad memoriam æternam
14-23 Ut sit ad memoriam populo Spartiatarum
2 Mac. 2-26 Ut facilius possint memoriæ commendare
6-31 Memoriam mortis suæ ad exemplum virtutis et fortitudinis derelinquens
7-20 Mater mirabilis, et bonor. memoria digna
Matth. 26-13 Dicetur et quod hæc fecit in memoriam ejus
Marc. 14- 9 Quod fecit hæc, narrabitur in memoriam
Act. 10- 4 Ascenderunt in memoriam in conspectu Dei
20-31 Propter quod vigilate, memoria retinentes
Rom. 1- 9 Quod sine intermissione memoriam vestri facio
15-15 Tanquam in memoriam vos reducens
Ephes. 1-16 Memoriam vestri faciens in orationibus m.
Philip. 1- 3 Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri
1 Thes. 1- 2 Memoriam vestri facientes in orationibus
3- 6 Et quia memoriam nostri habetis bonam semper
2 Tim. 1- 3 Quod sine intermissione habeam tui memoriam
Phile. - 4 Semper memoriam tui faciens in orationibus
2 Petr. 1-15 Ut horum memoriam faciatis
Apoc. 16-19 Et Babylon magna venit in memoriam

MEMORIALE.

Exod. 3-15 Et hoc memoriale meum in generationem
28-12 Et pones in utroque latere superhumeralis memoriale filiis Israel
-29 Memoriale coram Domino in æternum
Levit. 2- 2 Et ponet memoriale super altare in odorem
- 9 Tollet memoriale de sacrificio, et adolebit
23-24 Prima die mensis, erit vobis sabbatum, memoriale
Judith. 9-15 Erit enim hoc memoriale nominis tui
Psal. 101-13 Et memoriale tuum in generationem et gen.
134-13 Domine, memoriale tuum in generationem
Isai. 22-16 Excidisti in excelso memoriale diligenter
26- 8 Et memoriale tuum in desiderio animæ
57- 8 Et retro postem posuisti memoriale tuum
Osee. 12- 5 Deus exercituum, Dominus memoriale ejus
14- 8 Memoriale ejus sicut vinum Libani
Zach. 6-14 Memoriale in templo Domini
1 Mac. 8-22 Ut esset apud eos ibi memoriale pacis

MEMORITER.

Deut. 31-19 Ut memoriter teneant, et ore decantent

MEMORO *et* MEMOROR.

2 Par. 28-15 Steteruntque viri, quos supra memoravimus
Tobiæ. 1-17 Dedit illi memoratum pondus argenti
2- 6 Memorans illum sermonem, quem dixit Do.
4-22 Et recipias ab eo supra memoratum pondus
Esth. 15- 2 Memorare (inquit) dierum humilitatis tuæ
Job. 28-18 Excelsa et eminentia non memorabuntur
Psal. 70-16 Domine, memorabor justitiæ tuæ solius
82- 5 Et non memoretur nomen Israël ultra
88-48 Memorare quæ mea substantia
Eccli. 7-40 In o. operibus tuis memorare novissima tua
16-16 Abscondar, et ex summo quis mei memorabitur?
23-26 Delictorum meorum non memorabitur Altissimus
28- 8 Memorare timorem Dei, et non irascaris
- 9 Memorare testamentum Altissimi
51-11 Memoratus sum misericordiæ tuæ, Domine
Jerem. 2-34 Sed in omnibus quæ supra memoravi
11-19 Et nomen ejus non memoretur amplius
23-36 Et onus Domini ultra non memorabitur
31-34 Et peccati eorum non memorabor amplius
Baruc. 4-14 Et memorentur captivitatem filiorum
Zach. 13- 2 Disperdam nomina idolorum de terra, et non memorabuntur ultra
2 Mac. 8- 4 Memoraretur quoque iniquissimas mortes
Luc. 1-72 Et memorari testamenti sui sancti
Hebr. 8-12 Et peccatorum eorum jam non memorabor
11-22 De profectione filiorum Isr. memoratus est

MEMPHIS.

Memphis aliquando fuit mediæ, aliquando totius Ægypti metropolis. Hujus urbis Osee, Ezechiel et Jeremias prophetæ recordantur; sed et Judæi qui cum Jeremia de Jerosolymis profugi exierant, habitaverunt in Memphis.

Isai. 19-13 Emarcuerunt principes Mempheos
Jerem. 2-16 Filii quoque Mempheos et Taphnes constupraverunt te usque ad verticem
44- 1 Habitantes in Magdalo, et in Taphnis, et in Memphis
46-14 Resonet in Memphis, et in Taphnis, dicite
-19 Memphis in solitudinem erit, et deseretur
Ezech. 30-13 Et cessare faciam idola de Memphis
-16 Et in Memphis angustiæ quotidianæ
Osee. 9- 6 Ægyptus congregabit eos, Memphis sepeliet

MENDACITER.

Jerem. 7- 9 Jurare mendaciter, libare Baalim
27-15 Ipsi prophetant in nomine meo mendaciter
29-21 Prophetant vobis in nomine meo mendaciter
-23 Locuti sunt verbum in nomine meo mendaciter
Ezech. 13-22 Quod mœrere fecistis cor justi mendaciter
Zach. 5- 4 Jurantis in nomine meo mendaciter

MENDACIUM.

Gen. 38-23 Certe mendacii arguere nos non potest
Exod. 23- 1 Non suscipies vocem mendacii
- 7 Mendacium fugies
Deut. 19-18 Dixisse contra fratrem suum mendacium
3 Reg. 22-23 Ecce dedit Dominus spiritum mendacii
1 Par. 4-22 Virique Mendacii, et Securus, et Incendens
2 Par. 18-22 Ecce Dominus dedit spiritum mendacii
Esth. 16- 5 Mendaciorum cuniculis conentur subvertere
Job. 13- 4 Prius vos ostendens fabricatores mendacii
- 7 Numquid Deus indiget vestro mendacio
27- 4 Nec lingua mea meditabitur mendacium
34- 6 In judicando enim me, mendacium est
36- 4 Vere enim absque mendacio sermones mei
Psal. 4- 3 Diligitis vanitatem, et quæritis mendacium
5- 7 Perdes omnes qui loquuntur mendacium
58-13 De execratione et mendacio annuntiabuntur
Prov. 6-19 Proferentem mendacia testem fallacem
10- 4 Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos
12-19 Concinnat linguam mendacii
14- 5 Profert autem mendacium dolosus testis
-25 Testis... et profert mendacia versipellis
19- 5 Et qui mendacia loquitur, non effugiet
- 9 Et qui loquitur mendacia, peribit
20-17 Suavis est homini panis mendacii
21- 6 Qui congregat thesauros lingua mendacii, vanus et excors est
23- 3 Ne desideres de cibis ejus in quo est panis mendacii
29-12 Princeps qui libenter audit verba mendacii
Eccli. 4-26 Nec adversus animam tuam mendacium
-30 De mendacio ineruditionis tuæ confundere
7-13 Noli arare mendacium adversus fratrem t.
-14 Noli velle mentiri omne mendacium
20-26 Opprobrium nequam in homine mendacium
34- 1 Vana spes et mendacium viro insensato
- 8 Sine mendacio consummabitur verbum legis
41-21 Erubescite... et a potente de mendacio
51- 3 Liberasti... et a labiis operantium mendacium
- 7 Et a verbo mendacii, a rege iniquo
Isai. 9-15 Et propheta docens mendacium
28-15 Quia posuimus mendacium spem nostram
Et mendacio protecti sumus
-17 Et subvertet grando spem mendacii
44-20 Forte mendacium est in dextera mea
59- 3 Labia vestra locuta sunt mendacium
-13 Et locuti sumus de corde verba mendacii
Jerem. 3-10 Non est reversa.. corde suo, sed in mendacio
5-31 Prophetæ prophetabant mendacium
7- 4 Nolite confidere in verbis mendacii
- 8 Vos confiditis vobis in sermonibus mendacii
8- 5 Apprehenderunt mendacium, et noluerunt reverti
- 8 Vere mendacium operatus est stylus mendax scribarum
-10 Usque ad sacerdotem cuncti faciunt mendacium
9- 3 Et extenderunt linguam suam quasi arcum mendacii
- 5 Docuerunt enim linguam suam loqui mendacium
13-25 Oblita es mei, et confisa es in mendacio
15-18 Facta est mihi quasi mendacium aquarum infidelium
16-19 Vere mendacium possederunt patres nostri
20- 6 Amici tui quibus prophetasti mendacium
23-14 Vidi similitudinem adulterantium et iter mendacii
-25 Prophetantes in nomine meo mendacium
-26 Usquequo istud est in corde prophetarum vaticinantium mendacium
-32 Ego ad prophetas somniantes mendacium
Seduxerunt popul. meum in mendacio suo
27-10 Quia mendacium prophetant vobis
-14 Quia mendacium ipsi loquuntur vobis
-16 Mendacium enim prophetant vobis
28-15 Confidere fecisti populum istum in mendacio
29-31 Et fecit vos confidere in mendacio
43- 2 Mendacium tu loqueris : non misit te Dom.
Ezech. 13- 6 Vident vana, et divinant mendacium
- 8 Quia locuti estis vana, et vidistis mendacium
- 9 Qui vident vana, et divinant mendacium
-19 Mentientes populo meo credenti mendaciis
21-29 Cum tibi viderentur vana, et divinarentur mendacia
22-28 Videntes vana, et divinantes eis mendacium
Dan. 11-27 Ad mensam unam mendacium loquentur
Osee. 4- 2 Maledictum et mendacium... inundaverunt
7- 1 Quia operati sunt mendacium
- 3 Lætificaverunt.. in mendaciis suis principes
-13 Et ipsi locuti sunt contra me mendacia
10-13 Comedistis frugem mendacii
12- 1 Tota die mendacium et vastitatem multiplicat
Mich. 1-14 Domus mendacii in deceptionem regibus
2-11 Et mendacium potius loquerer
6-12 Habitantes in ea loquebantur mendacium
Nahum. 3- 1 Universa mendacii dilaceratione plena
Soph. 3-13 Non facient iniquitatem, nec loquentur mendacium
Zach. 10- 2 Et divini viderunt mendacium
13- 3 Non vives : quia mendacium locutus es
Joan. 8-44 Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur
Rom. 1-25 Commutaverunt veritatem Dei in mendacium
3- 7 In meo mendacio abundavit in gloriam
Ephes. 4-25 Deponentes mendacium, loquimini veritatem
2 Thes. 2-10 Mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio
1 Tim. 4- 2 In hypocrisi loquentium mendacium

1 Joan. 2-21 Quoniam omne mendacium ex veritate non est
-27 Et verum est, et non est mendacium
Apoc. 14- 5 In ore eorum non est inventum mendacium
21-27 Non intrabit..abomin.faciens et mendacium
22-15 Foris... omnis qui amat et facit mendacium

MENDAX.

Exod. 5- 9 Ut non acquiescant verbis mendacibus
Deut. 19-16 Si steterit testis mendax contra hominem
3 Reg. 22-22 Ero spiritus mendax in ore... prophetarum
2 Par. 18-21 Ero spiritus mendax in ore... prophetarum
Psal. 61-10 Mendaces filii hominum in stateris
115-11 Dixi in excessu meo: Omnis homo mendax
Prov. 6-17 Oculos sublimes, linguam mendacem
10-18 Abscondunt odium labia mendacia
12-22 Abominatio est Domino labia mendacia
13- 5 Verbum mendax justus detestabitur
17- 4 Et fallax obtemperat labiis mendacibus
19-22 Melior est pauper quam vir mendax
21-28 Testis mendax peribit
30- 6 Ne... arguaris, inveniarisque mendax
- 8 Vanitatem et verba mendacia longe fac a me
Sap. 10-14 Mendaces ostendit qui maculaverunt illum
Eccli. 15- 8 Viri mendaces non erunt illius memores
19-28 Est correptio mendax in ira contumeliosi
20-27 Potior fur quam assiduitas viri mendacis
-28 Mores hominum mendacium sine honore
25- 4 Divitem mendacem : senem fatuum
26- 7 Calumniam mendacem, super mortem...
34- 2 Et qui attendit ad visa mendacia
- 4 Et a mendace quid verum dicetur ?
- 5 Et auguria mendacia, et somnia..vanitas est
36-21 Et cor sensatum verba mendacia
Isai. 30- 9 Filii mendaces, filii nolentes audire legem
32- 7 Ad perdendos mites in sermone mendaci
57- 4 Non vos filii scelesti, semen mendax ?
Jerem. 3-23 Vere mendaces erant colles
8- 8 Stylus mendax scribarum
14-14 Visionem mendacem et divinationem
51-17 Quia mendax est conflatio eorum
Ezech. 13- 7 Et divinationem mendacem locuti estis
Zach. 8-17 Et juramentum mendax ne diligatis
Joan. 8-44 Quia mendax est, et pater ejus
-55 Ero similis vobis, mendax
Rom. 3- 4 Omnis a. homo mendax, sicut scriptum est
2 Thes. 2- 9 Et signis et prodigiis mendacibus
1 Tim. 1-10 Plagiariis, mendacibus et perjuris
Tit. 1-12 Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ
Jacob. 3-14 Nolite... mendaces esse adversus veritatem
2 Petr. 2- 1 Sicut et in vobis erunt magistri mendaces
1 Joan. 1-10 Mendacem facimus eum, et verbum ejus
2- 4 Mendax est, et in hoc veritas non est
-22 Quis est mendax, nisi is qui negat
4-20 Si... et fratrem suum oderit, mendax est
5-10 Qui non credit Filio, mendacem facit eum
Apoc. 2- 2 Tentasti eos... et invenisti eos mendaces
21- 8 Om. mendacibus pars illorum erit in stagno

MENDICITAS.

Psal. 106-10 Vinctos in mendicitate et ferro
Prov. 24-34 Veniet... et mendicitas quasi vir armatus
30- 8 Mendicitatem et divitias ne dederis mihi

MENDICO.

Psal. 108-10 Transferantur filii ejus, et mendicent
Prov. 20- 4 Piger arare noluit : mendicabit ergo æstate
Baruc. 6-27 Neque mendicanti aliquid impertiunt
Marc. 10-46 Cæcus sedebat juxta viam mendicans
Luc. 16- 3 Fodere non valeo, mendicare erubesco
18-35 Quidam sedebat secus viam mendicans
Joan. 9- 8 Nonne hic est qui sedebat et mendicabat

MENDICUS.

Deut. 15- 4 Indigens et mendicus non erit inter vos
Psal. 39-18 Ego autem mendicus sum et pauper
108-17 Persecutus est homin. inopem et mendicum
Luc. 16-20 Et erat quidam mendicus nomine Lazarus
-22 Factum est autem ut moreretur mendicus
Joan. 9- 8 Qui viderant eum prius quia mendicus erat

MENELAUS.

Frater Simonis. Ambo patriam sacrilegiis Antiocho prodiderunt, qui multa mala Judæis intulit. Sacrilegus et proditor Menelaus a turre in cinerem dejectus est, sepulturaque etiam caruit.

2 Mac. 4-23 Post triennii tempus misit Jason Menelaüm
-27 Menelaüs a. principatum quidem obtinuit
-29 Et Menelaüs amotus est a sacerdotio
-32 Ratus a. Menelaüs accepisse se tempus
34 Menelaüs accedens ad Andronicum, rogabat
-39 Sacrilegiis in templo... commissis Menelai consilio
2 Mac. 4-43 Cœpit judicium adversus Menelaüm agitari
-45 Et cum superaretur Menelaüs, promisit Ptolemæo
-47 Menelaüm quidem universæ malitiæ reum criminibus absolvit
-50 Menelaüs a. propter eorum... avaritiam
5- 5 Menelaüs fugit in arcem
-15 Menelao ductore, qui legum et patriæ fuit proditor
-23 In Garizim a. Andronicum et Menelaüm
11-29 Adiit nos Menelaüs, dicens velle vos descendere
-32 Misimus autem et Menelaüm, qui vos alloquatur
13- 3 Commiscuit autem se illis et Menelaüs
- 7 Contigit mori, nec terræ dari Menelaüm

MENNA.

Pater Melcha, alias, ut in Græco, Melea.

Luc. 3-31 Qui fuit Melea, qui fuit Menna

MENNI.

Quid sit Menni non facile est dicere, nisi pro Madai scriptum sit; nec enim nominis Menni et in sacris et in profanis scriptoribus alia est mentio. Alias videtur esse regio Minyarum in Armenia.

Jerem. 51-27 Annuntiate contra illam regibus Ararat, Menni, et Ascenez

MENNITH.

Urbs sive locus, quousque Josue percussit Ammonitas, in terra Gad, non procul a Robba versus Meridiem.

Judic. 11-33 Percussitque ab Aroër usque dum venias in Mennith

MENS.

Exod. 35-21 Obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino
Levit. 10-19 Quomodo potui comedere eam, aut placere Domino in cæremoniis, mente lugubri ?
26-41 Donec erubescat incircumcisa mens eorum
Num. 6-21 Juxta quod mente devoverat, ita faciet
11- 5 In mentem nobis veniunt cucumeres et pepones
32- 7 Cur subvertitis mentes filiorum Israël ?
Deut. 5-29 Quis det talem eos habere mentem
28-28 Percutiat te Dominus amentia et cæcitate ac furore mentis
Josue. 22-23 Et si ea mente fecimus, ut holocausta
Judic. 20-11 Convenitque universus Israël... eadem mente, unoque consilio
3 Reg. 8-18 Bene fecisti, hoc ipsum mente tractans
11- 9 Quod aversa esset mens ejus a Domino Deo
1 Par. 28- 9 Corda scrutatur Dominus, et universas mentium cogitationes intelligit
29-18 In venerationem tui mens ista permaneat
2 Par. 29-31 Obtulit ergo.. et holocausta, mente devota
Tobiæ. 4- 6 Omnibus autem diebus vitæ tuæ in mente habeto Deum
6-17 Ut Deum a se et a sua mente excludant
Judith. 15- 1 Fugit mens et consilium ab eis
Esth. 13-18 Omnis quoque Israel pari mente et obsecratione clamavit
Job. 5-27 Quod auditum, mente pertracta
13-13 Ut loquar quodcumq. mihi mens suggesserit
20- 2 Et mens in diversa rapitur
Psal. 30-23 Ego autem dixi in excessu mentis meæ
67-28 Benjamin adolescentulus in mentis excessu
76- 6 Et annos æternos in mente habui
Prov. 7-25 Ne abstrahatur in viis illius mens tua
15-15 Secura mens quasi juge convivium
-28 Mens justi meditatur obedientiam
19- 8 Qui a. possessor est mentis, diligit animam
23- 7 Et mens ejus non est tecum
24- 2 Quia rapinas meditatur mens eorum
28-14 Qui vero mentis est duræ, corruet in malum
Eccle. 1-16 Et mens mea contemplata est multa sapienter
2-15 Locutusque cum mente mea, animadverti quod hoc quoque esset vanitas
-23 Nec per noctem mente requiescit
-26 Hoc vanitas est, et cassa sollicitudo mentis
Isai. 14-24 Et quomodo mente tractavi
44-19 Non recogitant in mente sua, neque cognoscunt
Jerem. 50-45 Quod mente concepit adversum Babylonem
51-11 Et contra Babylonem mens ejus est
Ezech. 20-32 Neque cogitatio mentis vestræ fiet
Dan. 2- 3 Et mente confusus ignoro quid viderim
-30 Sed ut... cogitationes mentis tuæ scires
Nahum. 1-11 Mente pertractans prævaricationem
1 Mac. 11-49 Et infirmati sunt mente sua
2 Mac. 2- 2 Ut non exerrarent mentibus, videntes simulacra
3-16 Qui videbat summi sacerdotis vultum, mente vulnerabatur
5-17 Ita alienatus mente Antiochus, non considerabat
-21 Propter mentis elationem
11- 4 Mente effrenatus in multitudine peditum
13- 9 Sed rex mente effrenatus veniebat
-23 Mente consternatus, Judæos deprecans
15- 8 Sed in mente haberent adjutoria sibi facta de cœlo
Matth. 22-37 Diliges Dominum... in tota mente tua
Marc. 5-15 Vident illum... vestitum, et sanæ mentis
12-30 Diliges Dominum... ex tota mente tua
Luc. 1-51 Dispersit superbos mente cordis sui
8-35 Vestitum, ac sana mente, ad pedes ejus
10-27 Ex omnib. viribus tuis, et ex omni mente tua
24- 4 Dum mente consternatæ essent de isto
Act. 2- 6 Convenit multitudo, et mente confusa est
10-10 Cecidit super eum mentis excessus
11- 5 Et vidi in excessu mentis visionem
22-17 Oranti in templo, fieri me in stupore mentis
Rom. 7-23 Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ
-25 Igitur ego ipse mente servio legi Dei
1 Cor 14-14 Spiritus m. orat, mens a. mea sine fructu est
-15 Orabo spiritu, orabo et mente
2 Cor. 5-13 Sive enim mente excedimus, Deo
Ephes. 4-23 Renovamini autem spiritu mentis vestræ
1 Tim. 6- 5 Conflictationes hominum mente corruptor.
2 Tim. 3- 8 Homines corrupti mente, reprobi circa fid.
Tit. 1-15 Inquinatæ sunt eor. et mens et conscientia
Hebr. 8-10 Dando leges meas in mentem eorum
10-16 Et in mentibus eorum superscribam eas
1 Petr. 1-13 Propter quod succincti lumbos mentis vestræ
2 Petr. 3- 1 Excito in commotione sinceram mentem
Apoc. 3- 3 In mente ergo habe qualiter acceperis

MENSA.

Exod. 25-23 Facies et mensam de lignis setim
-26 Pones eos in quat. angulis ejusdem mensæ
-27 Ut mittantur vectes per eos, et possit mensa portari
-28 Circumdabis auro ad subvehendam mensam
-30 Et pones super mensam panes propositionis
26-35 Mensamque extra velum (*pones*) : et contra mensam candelabrum
Mensa enim stabit in parte Aquilonis
30-27 Mensamque cum vasis suis, candelabrum
31- 8 Mensamq. et vasa ejus, candelabrum puriss.
35-13 Mensam cum vectibus et vasis
37-10 Fecit et mensam de lignis setim in longitud.
-13 In quatuor angulis per singulos pedes mensæ
-14 Misitque in eos vectes ut possit mensa portari
-16 Vasa ad diversos usus mensæ, acetabula
39-35 Mensam cum vasis suis et propos. panibus
40- 4 Et illata mensa, pones super eam quæ rite præcepta sunt
-20 Posuit et mensam in tabernaculo testimonii
-22 E regione mensæ in parte Australi
Levit. 24- 6 Quorum senos altrinsecus super mensam purissimam coram Domino statues
Num. 3-31 Custodient arcam, mensamque et candel.
4- 7 Mensam quoque propositionis involvent
8- 2 Respiciant ad mensam panum propositionis
Judic. 1- 7 Colligebant sub mensa mea ciborum reliq.
1 Reg. 20-29 Ob hanc causam non venit ad mensam regis
-34 Surrexit ergo Jonathas a mensa in ira furoris
2 Reg. 9- 7 Tu comedes panem in mensa mea semper
-10 Comedet semper panem sup. mensam meam
-11 Miphiboseth comedet super mensam meam
-13 Quia de mensa regis jugiter vescebatur
19-28 Tu autem posuisti me servum tuum inter convivas mensæ tuæ
3 Reg. 2- 7 Eruntque comedentes in mensa tua
4-27 Sed et necessaria mensæ regis Salomonis
7-48 Et mensam, super quam ponerentur panes
10- 5 Et cibos mensæ ejus, et habitacula servorum
13-20 Cumque sederent ad mensam, factus est sermo Domini
18-19 Prophetasque lucorum quadringentos, qui comedunt de mensa Jezabel
4 Reg. 4-10 Et ponamus ei in eo lectulum et mensam
1 Par. 28-16 Aurum quoque dedit in mensas propositionis pro diversitate mensarum
Et argentum in alias mensas argenteas
2 Par. 4- 8 Necnon et mensas decem (*fecit*)
-19 Fecitq. Salomon... altare aureum et mensas
9- 4 Necnon et cibaria mensæ ejus et habitacula
13-11 Proponuntur panes in mensa mundissima

2 Par. 29-18 Necnon et mensam propositionis cum omnibus vasis suis (*sanctificavimus*)
2Esdr. 5-17 Quæ in circuitu nostro sunt, in mensa mea erant
Esth. 1- 8 Præponens mensis singulos de principibus
14-17 Et quod non comederim in mensa Aman
Job. 36-16 Requies a. mensæ tuæ erit plena pinguedine
Psal. 22- 5 Parasti in conspectu meo mensam
68-23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum
77-19 Numquid poterit Deus parare mensam in deserto ?
-20 Numquid et panem poterit dare, aut parare mensam populo suo ?
127- 3 Filii tui sicut novellæ olivarum in circuitu mensæ tuæ
Prov. 9- 2 Miscuit vinum, et proposuit mensam suam
Eccli. 6-10 Est autem amicus socius mensæ
14-10 Et in tristitia erit super mensam suam
29-33 Transi, hospes, et orna mensam
31-12 Supra mensam magnam sedisti ? non aperias
40-30 Vir respiciens in mensam alienam
Isai. 21- 5 Pone mensam, contemplare in specula
28- 8 Omnes enim mensæ repletæ sunt vomitu
65-11 Qui ponitis Fortunæ mensam, et libatis
Ezech. 23-41 Et mensa ornata est ante te
39-20 Saturabimini super mensam meam de equo
40-39 Et in vestibulo portæ, duæ mensæ hinc, et duæ mensæ inde
-40 Ad latus exterius... duæ mensæ : et ad latus alterum ante vestibul. portæ, mensæ duæ
-41 Quatuor mensæ hinc, et quatuor mensæ inde : per latera portæ octo mensæ erant
-42 Quatuor autem mensæ ad holocaustum
-43 Super mensas autem carnes oblationis
41-22 Locutus est ad me : Hæc est mensa coram
44-16 Et ipsi accedent ad mensam meam ut ministrent mihi
Dan. 1- 8 Proposuit autem Daniel in corde suo, ne pollueretur de mensa regis
14-12 Contemnebant autem quia fecerant sub mensa absconditum introitum
-17 Intuitus rex mensam, exclamavit voce magna : Magnus es, Bel
-20 Consumebant quæ erant super mensam
Malac. 1- 7 In eo quod dicitis : Mensa Dom. despecta est
-12 In eo quod dicitis : Mensa Domini contaminata est
1 Mac. 1-23 Accepit altare... et mensam propositionis
4-49 Et altare incensorum, et mensam in templ.
-51 Et posuerunt super mensam panes
Matth. 15-27 Quæ cadunt de mensa dominorum suorum
21-12 Et mensas nummulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit
Marc. 7-28 Nam et catelli comedunt sub mensa de micis
11-15 Et mensas nummulariorum... evertit
Luc. 16-21 Cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis
19-23 Quare non dedisti pecuniam meam ad mensam ?
22-21 Manus tradentis me, mecum est in mensa
-30 Ut edatis et bibatis super mensam meam
Joan. 2-15 Nummular. effudit æs, et mensas subvertit
Act. 6- 2 Dixerunt : Non est æquum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis
16-34 Apposuit eis mensam, et lætatus est
Rom. 11- 9 Fiat mensa eorum in laqueum, et in captionem
1 Cor. 10-21 Non potestis mensæ Domini participes esse, et mensæ dæmoniorum
Hebr. 9- 2 In quo erant candelabra et mensa

MENSIS.

Gen. 7-11 Mense secundo, septimo decimo die mensis
8- 4 Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die mensis, super montes Armeniæ
- 5 Decrescebant usque ad decimum mensem
Decimo enim mense, prima die mensis
-13 Primo mense, prima die mensis, imminutæ
-14 Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis, arefacta est terra
29-14 Et postquam impleti sunt dies mensis unius
38-24 Ecce a. post tres menses nuntiaverunt Judæ
Exod. 2- 2 Et peperit filium : et videns eum elegantem, abscondit tribus mensibus
12- 2 Mensis iste, vobis principium mensium : primus erit in mensibus anni
- 3 Decima die mensis hujus tollat unusquisque
- 6 Usque ad quartam decimam diem mensis
-18 Primo mense, quarta decima die mensis ad vesperam, comedetis azyma, usque ad diem vigesimam primam ejusdem mensis
13- 4 Hodie egredimini mense novarum frugum
16- 1 Quinto decimo die mensis secundi
19- 1 Mense tertio egressionis Israël de terra Æg.
Exod. 23-15 Sicut præcepi tibi, tempore mensis novorum
34-18 In tempore mensis novorum : mense enim verni temporis egressus es de Ægypto
40- 2 Mense primo, primo die mensis, eriges tab.
-15 Igitur mense primo anni secundi, prima die mensis, collocatum est tabernaculum
Levit. 15-19 Quæ redeunte mense patitur fluxum sang.
16-29 Mense septimo, decima die mensis, affligetis animas vestras
23- 5 Mense primo, quarta decima die mensis
- 6 Quinta decima die mensis hujus, solemnitas
-24 Loquere filiis Israel : Mense septimo, prima die mensis, erit vobis sabbatum
-27 Decimo die mensis huj. septimi, dies expiat.
-32 Et affligetis animas vestras die nono mensis
-34 A quinto decimo die mensis hujus septimi
-39 A quinto decimo ergo die mensis septimi
-41 Mense septimo festa celebrabitis
25- 9 Et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore
27- 6 Ab uno mense usque ad annum quintum
Num. 1- 1 Locutusq. est Do..prima die mensis secundi
-18 Et congregaverunt primo die mensis secundi
3-15 Numera.. omnem masculum, ab uno mense et supra
-22 Populus sexus masculini ab uno mense et supra
-28 O. generis masculini ab uno mense et supra
-34 O. generis masculini ab uno mense et supra
-39 In genere masculino a mense uno et supra
-40 Numera primogenitos sexus masculini de filiis Israel ab uno mense et supra
-43 A mense uno et supra, viginti duo millia ducenti septuaginta tres
9- 1 Anno secundo postquam egressi sunt de terra Ægypti, mense primo
- 3 Quarta decima die mensis hujus ad vesperam
- 5 Quarta decima die mensis ad vesperam
-11 In mense secundo, quarta decima die mensis
-22 Si vero biduo aut uno mense vel longiori tempore fuisset super tabernaculum
10-11 Mense secundo, vigesima die mensis
11-20 Sed usque ad mensem dierum, donec exeat
-21 Dicis : Dabo eis esum carnium mense integro
18-16 Cujus redemptio erit post unum mensem
20- 1 Veneruntq...in desertum Sin, mense primo
26-62 Generis masculini, ab uno mense et supra
28-14 Hoc erit holocaustum per omnes menses
-16 Mense a. primo, quarta decima die mensis
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis
- 7 Decima quoque dies mensis hujus septimi
-12 Quinta decima vero die mensis septimi
33- 3 Profecti igitur de Ramesse mense primo, quinta decima die mensis primi
-38 Mense quinto, prima die mensis
Deut. 1- 3 Undecimo mense, prima die mensis, locutus
16- 1 Observa mensem novarum frugum
Quoniam in isto mense eduxit te Dominus
21-13 Flebit patrem et matrem suam uno mense
Josue. 4-19 Ascendit de Jordane, decimo die mensis pri.
5-10 Et fecerunt Phase, quarta decima die mensis
Judic. 11-37 Dimitte me ut duobus mensibus circumeam
-38 Et dimisit eam duobus mensibus
-39 Expletisque duobus mensibus, reversa est
19- 2 Mansitque apud eum quatuor mensibus
20-47 Sederuntque in petra Remmon mensibus quatuor
1 Reg. 6- 1 Fuit ergo arca Domini in regione Philisthinorum septem mensibus
11- 1 Et factum est quasi post mensem, ascendit
27- 7 Fuit a. numerus dier... quatuor mensium
2 Reg. 2-11 Septem annorum, et sex mensium
5- 5 In Hebron regnavit super Judam septem annis et sex mensibus
6-11 Et habitavit arca Domini in domo Obededom Gethæi tribus mensibus
24- 8 Affuerunt post novem menses et viginti dies
-13 Aut tribus mensibus fugies adversarios tuos
3 Reg. 4- 7 Per singulos enim menses in anno, singuli necessaria ministrabant
5-14 Decem millia per menses singulos vicissim Ita ut duobus mensibus essent in domibus s.
6- 1 In anno quarto, mense Zio, (ipse est mensis secundus) regni Salomonis super Israël
-37 Fundata est domus Domini in mense Zio
-38 Mense Bul (ipse est mensis octavus)
8- 2 Convenitq.. univ. Israël in mense Ethanim, in solemni die, ipse est mensis septimus
11-16 Sex enim mensibus ibi moratus est Joab
12-32 Constituitque diem solemnem in mense octavo, quinta decima die mensis
-33 Quinta decima die mensis octavi
4 Reg. 15- 8 Regnavit Zacharias filius Jeroboam super Israël in Samaria sex mensibus
4 Reg. 15-13 Regnavit autem uno mense in Samaria
23-31 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
24- 8 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
25- 1 Mense decimo, decima die mensis, venit
- 3 Nona die mensis : prævaluitq. fames in civ.
- 8 Mense quinto, septima die mensis
-25 Factum est autem in mense septimo, venit Ismahel
-27 Mense duodecimo, vigesima septima die mensis
1 Par. 3- 4 Ubi regnavit septem annis et sex mensibus
12-15 Isti sunt qui transier. Jordan. mense primo
13-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom tribus mensibus
21-12 Aut tribus mensibus te fugere hostes tuos
27- 1 Et egredientes per singulos menses in anno
- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam præerat
- 3 De filiis Phares, princeps cunctorum principum in exercitu mense primo
- 4 Secundi mensis habebat turmam Dudia
- 5 Dux quoque turmæ tertiæ in mense tertio
- 7 Quartus, mense quarto, Asahel frater Joab
- 8 Quintus, mense quinto, princeps Samaoth
- 9 Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thec.
-10 Septimus, mense septimo, Helles Phallon.
-11 Octavus, mense octavo, Sobochaï Husathit.
-12 Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites
-13 Decimus, mense decimo, Maraï
-14 Undecimus, mense undecimo, Banaias
-15 Duodecimus, mense duodecimo, Holdaï
2 Par. 3- 2 Cœpit autem ædificare mense secundo
5- 3 Omnes viri Israël in die solemni mensis septimi
7-10 Igitur in die vigesimo tertio mensis septimi
15-10 Cumq. venissent in Jerusalem mense tertio
29- 3 Anno et mense primo regni sui aperuit valvas
-17 Cœperunt autem prima die mensis primi mundare, et in die octavo ejusdem mensis ingressi sunt porticum
30- 2 Decreverunt ut facerent Phase mense secundo
-13 Ut facerent solemnitatem azymorum in mense secundo
-15 Immolaverunt autem Phase quarta decima die mensis secundi
31- 7 Mense tertio cœperunt acervor. jacere fundamenta, et mense sept. compleverunt
35- 1 Quod immolatum est est quarta decima die mensis primi
36- 2 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
- 9 Tribus mensibus ac decem diebus regnavit
1Esdr. 3- 1 Jamque venerat mensis septimus
- 6 A primo die mensis septimi cœperunt offerre holocaustum
- 8 Mense secundo, cœperunt Zorobabel...
6-15 Usque ad diem tertium mensis Adar
-19 Fecerunt..Pascha quarta decima die mensis primi
7- 8 Et venerunt in Jerusalem mense quinto
- 9 Quia in primo die mensis primi cœpit ascendere
Et in primo die mensis quinti venit in Jerus.
8-31 Promovimus ergo a flumine Ahava duodecimo die mensis primi
10- 9 Ipse est mensis nonus, vigesimo die mensis
-16 Et sederunt in die primo mensis decimi
-17 Usque ad diem primam mensis primi
2 Esdr. 1- 1 Factum est in mense Casleu, anno vigesimo
2- 1 Factum est autem in mense Nisan, anno vigesimo
6-15 Completus est autem murus vigesimo quinto die mensis Elul
8- 1 Et venerat mensis septimus
- 2 In die prima mensis septimi
-14 In tabernac. in die solemni, mense septimo
9- 1 In die autem vigesimo quarto mensis hujus
Judith. 2- 1 Vigesima et secunda die mensis primi
8- 4 Vidua jam annis tribus et mensibus sex
16-24 Per tres menses gaudium hujus victoriæ
Esth. 2-12 Mensis duodecimus vertebatur
Ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino
-16 Mense decimo, qui vocatur Tebeth
3- 7 Mense primo (cujus vocabulum est Nisan)
Quo mense gens Judæorum deberet interfici
Exivit mensis duodecimus qui vocatur Adar
-12 Vocatique sunt scribæ regis mense primo Nisan, tertia decima die ejusdem mensis
-13 Tertio decimo mensis duodecimi
8- 9 Erat autem tempus tertii mensis
-12 Tertia decima mensis duodecimi Adar
9- 1 Igitur duodecimi mensis, quem Adar vocari ante jam diximus
-15 Quarta decima die mensis Adar interfecti

Esth. 9-17 Dies autem tertius decimus mensis Adar
-18 Et quarto decimo die ejusdem mensis
-19 Quartum decimum diem mensis Adar
-21 Et quintam decimam diem mensis Adar
10-13 Et observabuntur dies isti in mense Adar
Et quinta decima die ejusdem mensis
11- 2 Prima die mensis Nisan vidit somnium
13- 6 Quarta decima die duodecimi mensis Adar
16-20 Tertia decima die mensis duodecimi
Job. 3- 6 Nec numeretur in mensibus
7- 3 Sic et ego habui menses vacuos
14- 5 Numerus mensium ejus apud te est
21-21 Et si numerus mensium ejus dimidietur ?
29- 2 Quis mihi tribuat ut sim juxta menses pristinos ?
39- 2 Dinumerasti menses conceptus earum
Sap. 7- 2 Decem mensium tempore coagulatus sum
Eccli. 43- 8 Mensis secundum nomen ejus est
Isai. 47-13 Supputabant menses ut ex eis annuntiarent
66-23 Et erit mensis ex mense
Jerem. 1- 3 Ad transmigrationem... in mense quinto
28- 1 In mense quinto, dixit ad me Hananias
-17 Mortuus est...in anno illo, mense septimo
36- 9 In mense nono prædicaverunt jejunium
-22 Sedebat in domo hyemali in mense nono
39- 1 Mense decimo, venit Nabuchodonosor
- 2 Mense quarto, quinta mensis, aperta est civitas
41- 1 In mense septimo venit Ismahel
52- 4 In mense decimo, decima mensis
- 6 Mense a.quarto,nona mensis obtinuit fames
-12 In mense autem quinto, decima mensis
-31 Duodecimo mense, vigesima quinta mensis, elevavit Evilmerodach rex
Baruc. 1- 2 In anno quinto, in septimo die mensis
- 8 Decima die mensis Sivan
Ezech. 1- 1 In quarto, in quinta mensis
- 2 In quinta mensis, ipse est annus quintus
8- 1 In anno sexto, in sexto mense, in quinta mensis, ego sedebam in domo mea
20- 1 In quinto, in decima mensis : venerunt viri
24- 1 In mense decimo, decima die mensis
26- 1 Prima mensis,factus est sermo Domini ad me
29- 1 In anno decimo, decimo mense, undecima die mensis, factum est verbum
17 In primo, in una mensis:factum est verbum
30-20 In primo mense, in septima mensis
31- 1 Tertio mense,una mensis factum est verbum
32- 1 In mense duodecimo, in una mensis
-17 In quinta decima mensis factum est verbum
33-21 In decimo mense, in quinta mensis
39-12 Ut mundent terram septem mensibus
-14 Post menses aut. septem quærere incipient
40- 1 In exordio anni, decima mensis
45-18 In primo mense, una mensis, sumes vitulum
-20 Et sic facies in septima mensis
-21 In primo mense, quarta decima die mensis, erit vobis Paschæ solemnitas
-25 Septimo mense, quinta decima die mensis, in solemnitate
47-12 Per singulos menses afferet primitiva
Dan. 4-26 Post finem mensium duodecim
10- 4 Die a. vigesima et quarta mensis primi
Osee. 5- 7 Devorabit eos mensis cum partibus suis
Amos. 4- 7 Cum adhuc tres menses superessent
8- 5 Quando transibit mensis, et venumdabimus
Aggæi. 1- 1 In anno secundo Darii regis, in mense sexto
In die una mensis factum est verbum Dom.
2- 1 In die vigesima et quarta mensis, in sexto mense, in anno secundo Darii regis
- 2 In septimo mense, vigesima et prima mensis factum est verbum
-11 In vigesima et quarta noni mensis
-19 A die vigesima et quarta noni mensis
-21 In vigesima et quarta mensis
Zach. 1- 1 In mense octavo,in anno secundo Darii regis
- 7 Die vigesima et quarta undecimi mensis Sabath
7- 1 In quarta mensis noni, qui est Casleu
11- 8 Et succidi tres pastores in mense uno
1 Mac. 1-57 Die quinta decima mensis Casleu
-61 In omni mense et mense in civitatibus
-62 Quinta et vigesima die mensis sacrificabant
4-52 Quinta et vigesima die mensis noni (hic est mensis Casleu)
-59 A quinta et vigesima die mensis Casleu
7-43 Tertia decima die mensis Adar
-49 Tertia decima die mensis Adar
9- 3 In mense primo anni centesimi
-54 Mense secundo, præcepit Alcimus destrui
10-21 Septimo mense, anno centesimo sexagesimo
13-51 Tertia et vigesima die secundi mensis
14-27 Octava decima die mensis Elul
16-14 Mense undecimo : hic est mensis Sabath
2 Mac. 1-18 Quinta et vigesima die mensis Casleu
7-27 Quæ te in utero novem mensibus portavi
10- 5 Vigesima quinta mensis qui fuit Casleu
11-21 Mensis Dioscori die vigesima et quarta
-30 Ad diem trigesimum mensis Xanthici
-33 Xanthici mensis quinta decima die
-38 Quinta decima die mensis Xanthici
15-37 Tertia decima die mensis Adar
Luc. 1-24 Et occultabat se mensibus quinque, dicens
-26 In mense autem sexto, missus est Angelus
-36 Hic mensis sextus est illi quæ vocatur sterilis
-56 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus
4-25 Clausum est cœlum annis tribus et mensibus sex
Joan. 4-35 Quod adhuc quatuor menses sunt
Act. 7-20 Nutritus est tribus mensibus in domo patris
18-11 Sedit autem ibi annum et sex menses
19- 8 Cum fiducia loquebatur per tres menses
20- 3 Cum fecisset menses tres, factæ sunt illi insidiæ
28-11 Post menses autem tres navigavimus
Galat. 4-10 Dies observatis, et menses, et tempora
Hebr. 11-23 Occultatus est mensibus tribus a parentibus
Jacob. 5-17 Et non pluit annos tres et menses sex
Apoc. 9- 5 Sed ut cruciarent mensibus quinque
-10 Potestas earum nocere hominibus mensibus quinque
-15 Parati erant in horam, et diem, et mensem
11- 2 Calcabunt mensibus quadraginta duobus
13- 5 Potestas facere menses quadraginta duos
22- 2 Per menses singulos reddens fructum suum

MENSORES.

Zach. 2- 1 Et in manu ejus funiculus mensorum

MENSTRUALIS, E.

Levit. 15-24 Tempore sanguinis menstrualis
-25 Non in tempore menstruali

MENSTRUATA.

Esth. 14-16 Detester illud quasi pannum menstruatæ
Isai. 30-22 Disperges ea sicut immunditiam menstruatæ
64- 6 Facti sumus... et quasi pannus menstruatæ
Baruc. 6-28 Fœtæ et menstruatæ contingunt
Ezech. 18- 6 Ad mulierem menstruatam non accesserit
22-10 Immunditiam menstruatæ humiliaverunt
36-17 Juxta immunditiam menstruatæ
Zach. 13- 1 In ablutionem peccatoris et menstruatæ

MENSTRUUS, A, UM.

Levit. 12- 2 Juxta dies separationis menstruæ
- 5 Immunda erit...juxta ritum fluxus menstrui
15-25 Quæ post menstruum sang. fluere non cessat
Immunda erit quasi sit in tempore menstruo
-33 Et quæ menstruis temporibus separatur
18-19 Ad mulierem quæ patitur menstrua non accedes
20-18 Qui coierit cum muliere in fluxu menstruo
Jerem. 2-24 In menstruis ejus invenient eam
Thren. 1-17 Jerusalem quasi polluta menstruis inter eos

MENSURA.

Gen. 41-49 Et copia mensuram excederet
Exod. 5- 8 Et mensuram laterum..imponetis super eos
-14 Quare non impletis mensuram laterum
16-18 Et mensi sunt ad mensuram gomor
26- 2 Unius mensuræ fient universa tentoria
- 8 Æqua erit mensura sagorum omnium
28-16 Mensuram palmi habebit
29-40 Habeat mensuram quartam partem hin
30-13 Dimidium sicli juxta mensuram templi
-24 Olei de olivetis mensuram hin
36- 9 Una mensura erat omnium cortinarum
-15 Unius mensuræ erant omnia saga
38-11 Capita columnarum ejusdem mensuræ
-18 Juxta mensuram, quam..tentoria habebant
-24 Triginta siclorum ad mensuram sanctuarii
39- 9 Quadrangulum, duplex, mensuræ palmi
Levit. 5-18 Juxta mensuram æstimationemque peccati
6- 6 Juxta æstimationem mensuramque delicti
7-10 Cunctis filiis Aaron mensura æqua
19-35 Nolite facere iniquum aliquid...in mensura
27- 3 Dabit... siclos argenti ad mensuram sanct.
-16 Juxta mensuram sementis æstimabitur
Num. 3-47 Accipies quinque siclos... ad mensuram sanctuarii
15- 4 Quod mensuram habebit quartam partem
- 5 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ dabit
- 7 Vinum... ejusdem mensuræ offeret in odorem suavitatis
- 9 Quod habeat medium mensuræ hin
-10 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ
35- 5 Quod respicit ad Occidentem, eadem mensura erit
Num. 35- 8 Singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt
Deut. 3-11 Ad mensuram cubiti virilis manus
25- 2 Pro mensura peccati erit et plagarum modu-
Ruth. 2-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram
2 Reg. 20- 8 Joab vestitus erat tunica stricta ad mensuram habitus sui
3 Reg. 6- 3 Juxta mensuram latitudinis templi
-25 In mensura pari, et opus unum erat
7- 9 Ad normam quamdam atque mensuram
-11 Lapides pretiosi æqualis mensuræ secti erant
-20 Juxta mensuram columnæ contra retiacula
-37 Fusura una, et mensura, sculpturaque consimili
4 Reg. 12-11 Dabant eam juxta numerum atq. mensuram
1 Par. 23-29 Super omne pondus atque mensuram
28-15 Aurum pro mensura uniuscuj. candelabri
Pro diversitate mensuræ, pondus argenti tradidit
-17 Pro qualitate mensuræ pondus distribuit
2 Par. 3- 3 Cubitos in mensura prima sexaginta
- 4 Juxta mensuram latitudinis domus
4- 5 Vastitas ejus habebat mensuram palmi
1 Esdr. 7-22 Sal vero absque mensura
2 Esdr. 3-19 Ædificavit... Azer... mensuram secundam
-20 Ædificavit Baruch... mensuram secundam
-21 Ædificavit Merimuth... mensuram secund.
-24 Ædificavit Bennui... mensuram secundam
-27 Ædificaverunt Thecueni mensuram secund.
-30 Ædificavit Hanania... mensuram secundam
Judith. 7-11 Ad mensuram dabatur populis aqua quotid.
Job. 11- 9 Longior terra mensura ejus, et latior mari
28-25 Et aquas appendit in mensura
38- 5 Quis posuit mensuras ejus, si nosti ?
Psal. 79- 6 Et potum dabis nobis in lacrymis in mensura
Prov. 20-10 Pondus et pondus, mensura et mensura
Sap. 11-21 Sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti
Isai. 27- 8 In mensura contra mensuram... judicabis
28-17 Ponam... et justitiam in mensura
34-11 Extendetur super eam mensura
-17 Manus ejus divisit eam illis in mensuram
Jerem. 13-25 Hæc sors tua, parsque mensuræ tuæ a me
31-39 Exibit ultra norma mensuræ in conspectu
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum, parvulos ad mensuram palmæ ?
Ezech. 4-11 Aquam in mensura bibes, sextam partem
-16 Et aquam in mensura et in angustia bibent
40- 3 Calamus mensuræ in manu ejus
- 5 In manu viri calamus mensuræ sex cubitor.
-10 Mensura una trium, et mensura una frontium ex utraque parte
-21 Et vestibulum ejus secundum mensuram portæ prioris
-22 Et sculpturæ secundum mensuram portæ
-24 Juxta mensuras superiores
-28 Mensus est portam juxta mensuras super.
-29 Et vestibulum ejus eisdem mensuris
-32 Mensus est portam secundum mensuras sup.
-35 Mensus est secundum mensuras superiores
41- 8 Fundata latera ad mensuram calami sex cub.
-17 Intrinsecus, et forinsecus, ad mensuram
42-15 Cumque complesset mensuras domus inter.
-16 Mensus est autem contra ventum Orientalem calamo mensuræ, quingentos calamos in calamo mensuræ per circuitum
-17 Quingentos calamos in calamo mensuræ per gyrum
-18 In calamo mensuræ per circuitum
-19 Quingentos calamos in calamo mensuræ
43-13 Istæ a. mensuræ altaris in cubito verissimo
45- 3 Et a mensura ista mensurabis longitudinem
-11 Ephi et batus æqualia, et unius mensuræ erunt
Juxta mensuram cori erit æqua libatio eor.
-14 Mensura quoque olei, batus olei, decima
46-22 Mensuræ unius quatuor erant
48-16 Et hæ mensuræ ejus
Osee. 1-10 Quasi arena maris, quæ sine mensura est
Amos. 8- 5 Ut imminuamus mensuram, et augeamus
Mich. 6-10 Et mensura minor iræ plena
Matth. 7- 2 In qua mensura mensi fueritis, remetietur
23-32 Et vos implete mensuram patrum vestrorum
Marc. 4-24 In qua mensura mensi fueritis, remetietur
Luc. 6-38 Mensuram bonam, et confertam, et coagit.
Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis
12-42 Ut det illis in tempore tritici mensuram
Joan. 3-34 Non enim ad mensuram dat Deus spiritum
Rom. 12- 3 Unicuiq. sicut Deus divisit mensuram fidei
2 Cor. 10-13 Sed secundum mensuram regulæ, qua mensus est
Ephes. 4- 7 Secundum mensuram donationis Christi
-13 In mensuram ætatis plenitudinis Christi
-16 In mensuram uniuscujusque membri
Apoc. 21-15 Habebat mensuram arundineam auream

Apoc. 21-17 Mensura hominis, quæ est Angeli

MENSURABILES.

Psal. 38- 6 Ecce mensurabiles posuisti dies meo

MENSURO.

Jerem. 31-37 Si mensurari potuerint cœli sursum
Ezech. 45- 3 Et a mensura ista mensurabis longitudinem
48-30 Quingentos et quatuor millia mensurabis

MENTHA.

Matth. 23-23 Qui decimatis mentham et anethum
Luc. 11-42 Quia decimatis mentham et rutam

MENTIOR.

Gen. 26- 9 Cur mentitus es eam sororem tuam esse?
Levit. 19-11 Non facietis furtum. Non mentiemini
Num. 23-19 Non est Deus quasi homo, ut mentiatur
Josue. 7-11 Furati sunt atque mentiti, et absconderunt
24-27 Ne forte postea negare velitis, et mentiri Domino Deo vestro
Judic. 16-15 Per tres vices mentitus es mihi
3 Reg. 3-22 Econtrario illa dicebat : Mentiris
4 Reg. 4-16 Vir Dei, noli mentiri ancillæ tuæ
Job. 6-28 Præbete aurem, et videte an mentiar
24-25 Quis me potest arguere esse mentitum
Psal. 17-46 Filii alieni mentiti sunt mihi
26-12 Testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi
65- 3 Mentientur tibi inimici tui
77-36 Et lingua sua mentiti sunt ei
80-16 Inimici Domini mentiti sunt ei
88-36 Juravi in sancto meo, si David mentiar
Prov. 12-17 Qui autem mentitur, testis est fraudulentus
14- 5 Testis fidelis non mentitur
17- 7 Non decent stultum verba composita ; nec principem labium mentiens
Sap. 1-11 Os autem, quod mentitur, occidit animam
Eccli. 7-14 Noli velle mentiri omne mendacium
Isai. 57-11 Quia mentita es, et mei non es recordata
59-13 Peccare et mentiri contra Dominum
Ezech. 13-19 Mentientes populo meo credenti mendaciis
Dan. 13-55 Recte mentitus es in caput tuum
-59 Recte mentitus es et tu in caput tuum
14-11 Vel Daniel qui mentitus est adversum nos
Osee. 9- 2 Non pascet eos, et vinum mentietur eis
Habac. 2- 3 Et apparebit in finem, et non mentietur
2- 3 Apparebit in finem, et non mentietur
3-17 Mentietur opus olivæ
Zach. 13- 4 Nec operientur pallio saccino, ut mentiantur
1 Mac. 11-53 Et mentitus est omnia quæcumque dixit
13-19 Et mentitus est, et non dimisit Jonathan
Matth. 5-11 Omne malum adversum vos mentientes
Act. 5- 3 Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, mentiri te Spiritui sancto
- 4 Non es mentitus hominibus, sed Deo
Rom. 9- 1 Veritatem dico in Christo, non mentior
2 Cor. 11-31 Benedictus in sæcula, scit quod non mentior
Galat. 1-20 Ecce coram Deo, quia non mentior
Colos. 3- 9 Nolite mentiri invicem, expoliantes vos
1 Tim. 2- 7 Veritatem dico, non mentior
Tit. 1- 2 Quam promisit qui non mentitur, Deus
Hebr. 6-18 Quibus impossibile est mentiri Deum
1 Joan. 1- 6 Mentimur, et veritatem non facimus
Apoc. 3- 9 Qui dicunt se Judæos esse, et non sunt, sed mentiuntur

MENTUM.

1 Reg. 17-35 Et apprehendebam mentum eorum
2 Reg. 20- 9 Et tenuit manu dextera mentum Amasæ

MEPHAATH.

Civitas in terra Moab quæ cecidit in sortem tribus Ruben, et est inter urbes Leviticas ex eadem tribu Ruben Levitis Meraritis datas.

Josue. 13-18 Et Jassa, et Cedimoth, et Mephaath
21-36 Misor, et Jaser, et Jethson, et Mephaath
1 Par. 6-79 Et Mephaath cum suburbanis suis
Jerem. 48-21 Super Helon, et super Jasa, et super Mephaath

MERACISSIMUS.

Deut. 32-14 Sanguinem uvæ biberet meracissimum

MERAIOTH *vel* MERAJOTH I.

Filius Zaraïæ, et pater Amariæ.

1 Par. 6- 6 Et Zaraïas genuit Meraïoth
- 7 Porro Meraïoth genuit Amariam
-52 Meraïoth filius ejus, Amarias filius ejus.

MERAIOTH II.

Quibusdam in editis legitur Meraïoth filius Sadoc. Omittitur in capite 6-12, quia impius Achas eum a summo pontificatu destituerat, et pro eo constituerat Uriam.

1 Par. 9-11 Filii Sadoc, filii Meraïoth, filii Achitob

MERALA. *Limes est Zabuloniæ tribus.*

Josue. 19-11 Ascenditque de mari et Merala

MERARI I.

Filius Levi filii Jacob, pater Moholi et Musi, princepsque Meraritarum.

Gen. 46-11 Filii Levi : Gerson, et Caath, et Merari
Exod. 6-16 Gerson, et Caath, et Merari
-19 Filii Merari : Moholi et Musi
Num. 3-17 Gerson, et Caath, et Merari
-20 Filii Merari : Moholi et Musi
-33 At vero de Merari erunt populi Moholitæ
4-29 Filios quoq. Merari per familias et domos
-42 Numerati sunt et filii Merari per cognationes
-45 Hic est numerus filiorum Merari
7- 8 Quatuor alia plaustra et octo boves dedit filiis Merari
10-17 Quod portantes egressi sunt filii Gerson et Merari
26-57 Merari, a quo familia Meraritarum
Josue. 21- 7 Et filiis Merari per cognationes suas
-34 Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus
-38 Omnes urbes filiorum Merari per familias
1 Par. 6- 1 Filii Levi : Gerson, Caath, et Merari
-16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, et Merari
-19 Filii Merari : Moholi et Musi
-29 Filii autem Merari, Moholi
-44 Filii a. Merari fratres eorum, ad sinistram
-47 Filii Moholi, filii Musi, filii Merari, filii Levi
-63 Filiis autem Merari per cognationes suas
-77 Filiis a. Merari residuis : de tribu Zabulon
9-14 Filii Ezricam, filii Hasebia, de filiis Merari
15- 6 De filiis Merari, Asaïa princeps, et fratres ej.
-17 De filiis vero Merari, fratribus eorum
23- 6 Gerson videlicet, et Caath, et Merari
-21 Filii Merari : Moholi et Musi
24-26 Filii Merari : Moholi et Musi Filius Oziaü
-27 Filius quoque Merari : Oziaü et Soam et Zachur
26-10 De Hosa autem, id est, de filiis Merari
-19 Hæ sunt divisiones janitorum filiorum Core et Merari
2 Par. 29-12 Porro de filiis Merari, Cis filius Abdi
34-12 Jahath et Abdias de filiis Merari
1 Esdr. 8-19 Hasabiam, et cum eo Isaïam de filiis Merari

MERARI II.

Pater Judith viduæ, et filius Idox, e tribu Simeon.

Judith. 8- 1 Judith vidua, quæ erat filia Merari
16- 8 Sed Judith filia Merari in specie faciei suæ dissolvit eum

MERARITÆ.

Num. 4-33 Hoc est officium familiæ Meraritarum
26-57 Merari, a quo familia Meraritarum

MERCATOR.

Zach. 14-21 Et non erit mercator ultra in domo Domini
1 Mac. 3-41 Audierunt mercatores regionum nomen eor.
Apoc. 18- 3 Et mercatores terræ de virtute deliciarum ejus divites facti sunt
-15 Mercatores horum, qui divites facti sunt
-23 Quia mercatores tui erant principes terræ

MERCATUS.

Ezech. 27-16 Et chodchod proposuerunt in mercatu tuo
-22 Et auro, quod proposuerunt in mercatu tuo

MERCENARIUS.

Exod. 12-45 Advena et mercenarius non edent ex eo
Levit. 19-13 Non morabitur opus mercenarii tui apud te
22-10 Inquilinus sacerdotis et mercenarius non vescentur ex eis
25- 6 Ancillæ et mercenario tuo et advenæ
-40 Sed quasi mercenarius et colonus erit
-50 Juxta... rationem mercenarii supputata
Deut. 15-18 Quoniam juxta mercedem mercenarii per sex annos servivit tibi
Tobiæ. 4-15 Et merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat
5-17 Cui Raphaël Angelus dixit : Genus quæris mercenarii, an ipsum mercenarium
Job. 7- 1 Et sicut dies mercenarii, dies ejus
- 2 Sicut mercenarius præstolatur finem operis
14- 6 Donec optata veniat sicut mercenarii dies
Eccli. 7-22 Neque mercenarium dantem animam suam
34-27 Et qui fraudem facit mercenario
Isai. 16-14 Quasi anni mercenarii auferetur gloria Moab
21-16 In uno anno, quasi in anno mercenarii
Jerem. 46-21 Mercenarii quoque ejus, qui versabantur
Malac. 3- 5 Et qui calumniantur mercedem mercenarii
Marc. 1-20 Et relicto patre suo Zebedæo in navi cum mercenariis, secuti sunt eum
Luc. 15-17 Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus
-19 Fac me sicut unum de mercenariis tuis
Joan. 10-12 Mercenarius autem, et qui non est pastor
-13 Mercenarius a. fugit, quia mercenarius est

MERCES.

Gen. 15- 1 Et merces tua magna nimis
29-15 Dic quid mercedis accipias?
30-16 Quia mercede conduxi te pro mandragoris
-18 Et ait : Dedit Deus mercedem mihi
-28 Constitue mercedem tuam quam dem tibi
-32 Tam in ovib. quam in capris, erit merces mea
31- 7 Et mutavit mercedem meam decem vicibus
- 8 Si quando dixit : Variæ erunt mercedes tuæ Ait : Alba quæque accipies pro mercede
-41 Immutasti quoque mercedem meam decem vicibus
Exod. 2- 9 Nutri mihi : ego dabo tibi mercedem tuam
22-15 Si conductum venerat pro mercede operis
Levit. 25-53 Quibus ante servivit mercedibus imputatis
Num. 22-37 Cur non statim venisti ad me? an quia mercedem adventui tuo reddere nequeo?
Deut. 15-18 Quoniam juxta mercedem mercenarii per sex annos servivit tibi
23-18 Non offeres mercedem prostibuli
24-14 Non negabis mercedem indigentis et paup.
Judic. 18- 4 Et me mercede conduxit, ut sim ei sacerdos
Ruth. 2-12 Et plenam mercedem recipias a Do. Deo Isr.
2 Reg. 4-10 Cui oportebat mercedem dare pro nuntio
10- 6 Conduxerunt mercede Syrum Rohob
3 Reg. 5- 6 Mercedem a. servorum tuorum dabo tibi
4 Reg. 7- 6 Ecce mercede conduxit adversum nos rex
2 Par. 15- 7 Erit enim merces operi vestro
25- 6 Mercede quoque conduxit de Israël centum
Tobiæ. 4-15 Statim ei mercedem restitue, et merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat
5- 4 Virum, qui eat tecum, salva mercede sua
-14 Cum redieris, restituam tibi mercedem tuam
12- 2 Pater, quam mercedem dabimus ei ?
Esth. 6- 3 Ac ministri : Nihil omnino mercedis accepit
16-23 Dignam pro fide recipere mercedem
Psal. 126- 3 Ecce hæreditas Domini, filii; merces, fructus ventris
Prov. 11-18 Seminanti autem justitiam merces fidelis
Eccle. 9- 5 Nec habent ultra mercedem
Sap. 2-22 Neque mercedem speraverunt justitiæ
5-16 Vivent, et apud Dominum est merces eorum
10-17 Reddidit justis mercedem laborum suorum
Eccli. 2- 8 Credite illi : et non evacuabitur merces vest.
11-18 Et hæc est pars mercedis illius
-24 Benedictio Dei in mercedem justi festinat
18-22 Quoniam merces Dei manet in æternum
30-20 Portans mercedes iniquitatis
36-18 Da mercedem sustinentibus te
51-30 Dedit mihi Dom. linguam mercedem meam
-38 Et dabit vobis mercedem vestram in temp.
Isai. 23-17 Et reducet eam ad mercedes suas
-18 Et mercedes ejus sanctificatæ Domino
40-10 Ecce merces ejus cum eo, et opus ill. cor. illo
62-11 Ecce merces ej. cum eo et opus ej. coram illo
Jerem. 22-13 Et mercedem ejus non reddet ei
Ezech. 16-33 Omnibus meretricibus dantur mercedes Tu a. dedisti mercedes cunctis amatoribus t.
-34 In eo enim quod dedisti mercedes, et mercedes non accepisti
-41 Desines fornic. et mercedes ultra non dabis
29-18 Et merces non est reddita ei, neq. exercitui
-19 Et erit merces exercitui illius
Osee. 2-12 Mercedes hæ, meæ sunt, quas dederunt mihi
8-10 Sed et cum mercede conduxerint nationes
9- 1 Dilexisti mercedem sup. omnes areas tritici
Mich. 1- 7 Et omnes mercedes ejus comburentur igne Quia de mercedibus meretricis congregata s. Usque ad mercedem meretricis revertentur
3-11 Et sacerdotes ejus in mercede docebant
Aggæi. 1- 6 Et qui mercedes congregavit, misit eas
Zach. 8-10 Siquidem ante dies illos merces hominum non erat, nec merces jumentorum erat
11-12 Afferte mercedem meam: et si non, quiescite Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos
Malac. 3- 5 Et qui calumniantur mercedem mercenarii
2 Mac. 8-33 Digna ei mercede pro impietatibus suis reddita
Matth. 5-12 Quoniam merces vestra copiosa est in cœlis
-46 Quam mercedem habebitis?
6- 1 Alioquin mercedem non habebitis apud Patrem
- 2 Amen dico vobis, receperunt mercedem s.
- 5 Amen dico vobis, receperunt mercedem s.
-16 Dico vobis, quia receperunt mercedem suam

Matth. 10-41 Mercedem prophetæ accipiet
In nomine justi, mercedem justi accipiet
-42 Amen dico vobis, non perdet mercedem s.
20- 8 Voca operarios, et redde illis mercedem
Marc. 9-40 Amen dico vobis, non perdet mercedem s.
Luc. 6-23 Ecce enim merces vestra multa est in cœlo
-35 Et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi
10- 7 Dignus est enim operarius mercede sua
Joan. 4-36 Et qui metit, mercedem accipit
Act. 1-18 Possedit agrum de mercede iniquitatis
Rom. 1-27 Et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes
4- 4 Merces non imputatur secundum gratiam
1 Cor. 3- 8 Mercedem accipiet secund. suum laborem
-14 Quod superædificavit, mercedem accipiet
9-17 Si enim volens hoc ago, mercedem habeo
-18 Quæ est ergo merces mea?
1 Tim. 5-18 Et: Dignus est operarius mercede sua
Hebr. 2- 2 Accepit justam mercedis retributionem
Jacob. 5- 4 Ecce merces operariorum, qui messuerunt
2 Petr. 2-13 Percipientes mercedem injustitiæ
-15 Qui mercedem iniquitatis amavit
2 Joan. - 8 Sed ut mercedem plenam accipiatis
Judæ. -11 Et errore Balaam mercede effusi sunt
Apoc. 11-18 Et reddere mercedem servis tuis prophetis
22-12 Ecce venio cito, et merces mea mecum est

MERCOR.

Marc. 15-46 Joseph autem mercatus sindonem
Jacob. 4-13 Et mercabimur, et lucrum faciemus

MERCURIUS.

A Paganis non tantum habebatur Mercurius Deus mercaturæ, latronum, etc., etc., sed et Deus eloquentiæ ac sermonis. Ideo Lystrenses vocabant sanctum Paulum Mercurium, Barnabam vero Jovem, quia erat statura procerior, ætate fortasse grandior et corporis specie pulchrior; Paulus autem in concionando præcipuus.

Act. 14-11 Vocabant Barnabam, Jovem; Paulum vero, Mercurium

MERCURIUS.

In Hebræo est Marguema. *Sunt qui dicant significare fundam qua jaciuntur lapides; alii acervum lapidum a viatoribus in honorem Mercurii congestum. Potest etiam derivare a voce Hebraica* Argaman, *quæ significat purpuram; ut sit sensus: Sicut qui ligat lapidem vel saxum in purpura; ita qui tribuit insipienti honorem, et insignia dignitatis. Alii aliter.*

Prov. 26- 8 Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii

MERED.

Filius secundus Ezra, e progenie Caleb; maritus Bethiæ filiæ Pharaonis.

1 Par. 4-17 Filii Ezra: Jether, et Mered, et Epher
-18 Filii Bethiæ filiæ Pharaonis, quam accepit Mered

MEREMOTH.

Anno mundi 3594, Romæ 294, ante J. Ch. 460. Filius Uriæ sacerdotis. Die quarta post reditum a captivitate asportavit aurum et argentum et vasa aurea in domum Domini cum Eleazaro et aliis.

1 Esdr. 8-33 Per manum Meremoth filii Uriæ sacerdotis

MEREOR.

Gen. 4-13 Major est iniq. mea, quam ut ven. merear
Deut. 7-10 Protinus eis restituens quod merentur
Josue. 11-20 Et non mererentur ullam clementiam
Judic. 20-10 Et reddere ei pro scelere quod meretur
2 Par. 19- 2 Et idcirco iram quidem Domini merebaris
Esth. 16-18 Non nobis, sed Deo reddente ei quod meruit
Job. 6- 2 Peccata mea quibus iram merui
11- 6 Et intelligeres quod multo minora exigaris ab eo, quam meretur iniquitas tua
Hebr. 10-29 Putatis deteriora mereri supplicia

MERETRICIUS, A, UM.

2 Par. 16-14 Plenum aromatibus et unguentis meretriciis
Prov. 7-10 Ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio

MERETRIX.

Gen. 38-15 Suspicatus est esse meretricem
-21 Non fuit in loco isto meretrix
Levit. 21-14 Meretricem non accipiet, sed puellam
Deut. 23-17 Non erit meretrix de filiabus Israël
Josue. 2- 1 Ingressi sunt domum mulieris meretricis
6-17 Sola Rahab meretrix vivat
6-22 Ingredimini domum mulieris meretricis
-25 Rahab vero meretricem, et domum patris
Judic. 11- 1 Filius mulieris meretricis
16- 1 Et vidit ibi mulierem meretricem
3 Reg. 3-16 Venerunt duæ mulieres meretrices ad regem
Prov. 5- 3 Favus enim distillans labia meretricis
23-27 Fovea enim profunda est meretrix
Isai. 1-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis
23-15 Erit Tyro quasi canticum meretricis
-16 Circui civitatem, meretrix oblivioni tradita
Jerem. 2-20 Sub omni ligno frondoso tu prosternebaris, meretrix
3- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi
5- 7 Et in domo meretricis luxuriabantur
Baruc. 6-10 Dant... prostitutis, et meretrices ornant
Cum receperint illud a meretricibus, ornant deos
Ezech. 16-30 Omnia hæc opera mulieris meretricis
-31 Nec facta es quasi meretrix
-33 Omnibus meretricibus dantur mercedes
-35 Propterea, meretrix, audi verbum Domini
23-44 Ad eam quasi ad mulierem meretricem
Osee. 4-14 Ipsi cum meretricibus conversabantur
Mich. 1- 7 De mercedibus meretricis congregata sunt
Usque ad mercedem meretricis revertentur
Nahum. 3- 4 Meretricis speciosæ et gratæ
2 Mac. 6- 4 Et scortantium cum meretricibus
Matth. 21-31 Meretrices præcedent vos in regnum Dei
-32 Publicani a. et meretrices crediderunt ei
Luc. 15-30 Devoravit substantiam suam cum meretricibus
1 Cor. 6-15 Faciam membra meretricis? Absit
-16 Qui adhæret meretrici, unum corpus efficitur
Hebr. 11-31 Fide Rahab meretrix non periit cum incred.
Jacob. 2-25 Rahab meretrix, nonne ex operibus justificata est?
Apoc. 17- 1 Ostendam tibi damnationem meretricis
-15 Aquæ quas vidisti ubi meretrix sedet
19- 2 Qui judicavit de meretrice magna

MERGO.

Matth. 14-30 Et cum cœpisset mergi, clamavit dicens
Luc. 5- 7 Et impleverunt... ita ut pene mergerentur
Act. 20- 9 Super fenestram, cum mergeretur somno
1 Tim. 6- 9 Quæ mergunt homines in interitum

MERGULUS.

Levit. 11-17 Bubonem, et mergulum, et ibin
Deut. 14-17 Ac mergulum, porphyrionem, et nycticoracem

MERIBBAAL.

Filius Jonathæ filii Saül; alio nomine vocatus, Miphiboseth nempe. Filium habuit vocabulo Micha.

1 Par. 8-34 Filius autem Jonathan, Meribbaal
Et Meribbaal genuit Micha
9-40 Filius autem Jonathan, Meribbaal
Et Meribbaal genuit Micha

MERIDIANUM. *Subst.*

Eccli. 34-19 Tegimen ardoris, et umbraculum Meridiani
43- 3 In Meridiano exurit terram
Act. 8-26 Surge, et vade contra Meridianum

MERIDIANUS, A, UM.

Exod. 26-18 Viginti erunt in latere Meridiano
-35 In latere tabernaculi Meridiano
36-23 Equibus viginti ad plagam Meridianam
Num. 2-10 Ad Meridianam plagam erit princeps Elisur
3-29 Castrametabuntur ad Meridianam plagam
13-18 Ascendite per Meridianam plagam
34- 3 Pars Meridiana incipiet a solitudine Sin
Josue. 10-40 Percussit... terram montan. et Meridianam
11-16 Cepit... terram montanam et Meridianam
15- 4 Hic erit finis Meridianæ plagæ
Job. 11-17 Et quasi meridianus fulgor consurget
Psal. 90- 6 Ab incursu et dæmonio Meridiano
Isai. 18- 4 Sicut meridiana lux clara est
Jerem. 20-16 Audiat... et ululatum in tempore meridiano
Ezech. 20-46 Et propheta ad saltum agri Meridiani
-47 Et dices saltui Meridiano: Audi verbum Do.
40-45 Gazophyl. quod respicit viam Meridianam
46- 9 Egrediatur per viam portæ Meridianæ
Qui ingreditur per viam portæ Meridia
47-19 Plaga autem Australis Meridiana
48-16 Et ad plagam Meridianam quingenta
-33 Et ad plagam Meridianam quingentos

MERIDIATI.

Job. 24-11 Inter acervos eorum meridiati sunt

MERIDIES.

Gen. 3- 8 In paradiso ad auram post Meridiem
12- 9 Et ultra progrediens ad Meridiem
13- 3 Per iter quo venerat, a Meridie in Bethel
-14 Vide a loco, in quo nunc es, ad Aquilonem et Meridiem
28-14 Dilataberis ad.. Septentrionem et Meridiem
43-16 Quoniam mecum sunt comesturi meridie
-25 Donec ingrederetur Joseph meridie
Exod. 27- 9 Contra Meridiem erunt tentoria de bysso
Num. 10- 6 Levabunt tentoria qui habitant ad Meridiem
13-23 Ascenderuntque ad Meridiem
-30 Amalec habitat in Meridie
21- 1 Rex Arad qui habitabat ad Meridiem
33-40 Rex Arad qui habitabat ad Meridiem
34- 4 Pervenient a Meridie usque ad Cadesbarne
35- 5 Contra Meridiem similiter erunt duo millia
Deut. 1- 7 Contra Meridiem, et juxta littus maris
28-29 Palpes in meridie sicut palpare solet cæcus
33-23 Mare et Meridiem possidebit
Josue. 11- 2 In planitie contra Meridiem Ceneroth
12- 8 In Meridie Hethæus fuit et Amorrhæus
13- 4 Ad Meridiem vero sunt Hevæi
15- 1 Desertum Sin contra Meridiem
- 2 A lingua ejus quæ respicit Meridiem
- 8 Ex latere Jebusæi ad Meridiem
-21 Juxta terminos Edom a Meridie
17- 9 In Meridiem torrentis civitatum Ephraïm
18-13 Juxta Luzam ad Meridiem ipsa est Bethel
Descenditque... in montem qui est ad Meridiem
-14 Circuiens contra mare ad Meridiem
-15 A Meridie autem ex parte Cariathiarim
19-34 Pertransit in Zabulon contra Meridiem
Judic. 1- 9 Ad Meridiem, et in campestribus
-16 In desertum... quod est ad Meridiem Arad
21-19 Et ad Meridiem oppidi Lebona
1 Reg. 10- 2 In finibus Benjamin, in Meridie
14- 5 Et alter ad Meridiem contra Gabaa
27-10 Respondebat David: Contra Meridiem Judæ
Et contra Meridiem Jerameel
Et contra Meridiem Ceni
30-14 Erupimus... et ad Meridiem Caleb
-27 Et qui in Ramoth ad Meridiem
2 Reg. 4- 5 Dormiebat super stratum suum meridie
11- 2 Ut surgeret David de strato suo post meridiem
24- 7 Veneruntq. ad Meridiem Juda in Bersabee
3 Reg. 7-25 Et tres ad Meridiem, et tres ad Orientem
-39 Contra Orientem ad Meridiem
18-26 Invocabant... de mane usque ad meridiem
-27 Cumque esset jam meridies, illudebat illis
-29 Postquam autem transiit meridies
20-16 Et egressi sunt meridie
4 Reg. 4-20 Posuit.. super genua sua usque ad meridiem
1 Par. 26-17 Atque ad Meridiem similiter in die quatuor
2 Par. 4- 4 Porro tres alii Meridiem
-10 Contra Orientem ad Meridiem
28-18 Per urbes campestres, et ad Meridiem Juda
Job. 5-14 Et quasi in nocte sic palpabunt in meridie
Psal. 36- 6 Et judicium tuum tanquam meridiem
54-18 Et meridie narrabo et annuntiabo
Eccle. 1- 6 Gyrat per Meridiem, et flectitur ad Aquil.
Cant. 1- 6 Indica... ubi pasces, ubi cubes in meridie
Isai. 16- 3 Pone quasi noctem umbram tuam in meridie
58-10 Et tenebræ tuæ erunt sicut meridies
59-10 Impegimus meridie quasi in tenebris
Jerem. 6- 4 Consurgite, et ascendamus in meridie
15- 8 Induxi eis super matrem adolescentis vastatorem meridie
Ezech. 47- 1 In latus templi dextrum ad Meridiem altaris
-19 Et hæc est plaga ad Meridiem Australis
48-10 Et ad Meridiem longitudinis viginti quinque
-17 Et ad Meridiem ducenta quinquaginta
-28 Ad plagam Austri in Meridie
Dan. 8- 4 Contra Aquilonem et contra Meridiem
- 9 Et factum est grande contra Meridiem
13- 7 Cum a. populus revertisset per Meridiem
Amos. 8- 9 Occidet sol in meridie, et tenebrescere faciam
Abdiæ. - 9 Et timebunt fortes tui a Meridie
Soph. 2- 4 Azotum in meridie ejicient
Zach. 14- 4 Separabitur... medium ejus ad Meridiem

MERIMUTH.

Pater Uriæ. Post ascensum e captivitate plures ædificavit domos in Jerusalem.

2 Esdr. 3-21 Ædificavit Merimuth filius Uriæ
10- 5 Harem, Merimuth, Obdias
12- 3 Sebenias, Rheum, Merimuth

MERITO.

Gen. 42-21 Merito hæc patimur, quia peccavimus
Judith. 10-18 Ut non pro his merito pugnare... debeamus
Job. 21- 4 Ut merito non debeam contristari
Psal. 7- 5 Decidam merito ab inimicis meis inanis

MERITUM.

Eccli. 10-31 Da illi honorem secundum meritum suum
16-15 Secundum meritum operum suorum
38-18 Et fac luctum secundum meritum ejus

MEROB.

Filia Saülis primogenita, soror Jonathæ et Michol. Saül eam promiserat Davidi, quam dedit Hadrieli Molathithæ; genuit ei Merob quinque filios quos Gabaonitæ crucifixerunt, una cum duobus filiis Respha et Saülis. In Vulgata nostra legitur Michol pro Merob: aut eos adoptaverat Michol; aut Merob vocabatur etiam Michol, aut in textum irrepsit mendum, et legendum est Merob, non vero Michol; Michol enim uxor David nullos habuit filios.

1 Reg. 14-49 Nomen primogenitæ Merob
18-17 Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo tibi
-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David

MERODACH.

Rex Babyloniorum, ab iis post mortem in deorum numerum relatus. Merodach nuntios misit ad Ezechiam qui ei gratularentur de sanitate restituta. Vocatur alibi Berodach.

Isai. 39- 1 Misit Merodach Baladan, filius Baladan
Jerem. 50- 2 Confusus est Bel, victus est Merodach

MEROM.

Aqua seu flumen in terra Chanaan, juxta quod gentes convenerant adversus Israelitas. Sanctus Hieronymus in locis Hebraicis Merrum vicum fuisse dixit in duodecimo milliario ab urbe Sebaste juxta Dothaïn, quo in loco Josue expugnavit Jabin regem Asor.

Josue. 11- 5 Conveneruntque omnes reges isti in unum ad aquas Merom
- 7 Venitque Josuë... adversus illos ad aquas Merom subito

MEROME.

Merome, seu, ut in Hebræo est, Excelsorum campus, *vel* In excelsis campi, *est mons Thabor, in cujus vertice est planities quæ patet per viginti et sex stadia, ut refert Adrichomius.*

Judic. 5-18 Zabulon vero et Nephthali obtulerunt animas suas morti in regione Merome

MERONATHITES.

Meronath vicus erat Gabaon vel Maspha.

1 Par. 27-30 Et super asinos, Jadias Meronathites
2 Esdr. 3- 7 Et Jadon Meronathites, viri de Gabaon

MEROZ.

Loci nomen jam ignoti, cujus nec apud Eusebium, nec apud sanctum Hieronymum in libro de locis Hebraicis ulla mentio est. Maledixit Angelus habitatoribus ejus quia non venerant ad sacrum bellum Debboræ et Barac contra Jabin regem Asor et Sisaram.

Judic. 5-23 Maledicite terræ Meroz, dixit Angelus Do.

MERRHA.

Fortasse Merrha est Maara Sidoniorum, de qua Josue 13-4. Hi enim præcipui erant mercatores a quibus Tyrii sunt orti.

Baruc. 3-23 Negotiatores Merrhæ et Theman, et fabulatores

MERUM.

Esth. 1-10 Et post nimiam potationem incaluisset mero
Psal. 74- 9 Quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto
Isai. 27- 2 In die illa vinea meri cantabit ei
Apoc. 14-10 Quod mixtum est mero in calice iræ ipsius

MERX.

Amos. 8- 5 Transibit mensis, et venumdabimus merces
Apoc. 18-11 Quoniam merces eor. nemo emet amplius
-12 Merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi

MES.

Aram filii Sem quartus est filius Mes qui dicitur Mosoch in 1 Paral. 1-27. Ab hoc Meones originem traxerunt.

Gen. 10-23 Filii Aram : Us, et Hul, et Gether, et Mes

MESA I.

Anno mundi 3140, ante J. Ch. 914. Mesa rex Moab nutriebat pecora multa, et solvebat regi Israel centum millia agnorum et centum millia arietum cum velleribus suis. Cumque mortuus fuisset Achab rex Israel, tributum pendere recusavit Mesa, et prævaricatus est fœdus quod habebat cum rege Israel. Egressi sunt itaque Joram rex Israel et Josaphat rex Juda et rex Idumææ, et percusserunt Moabitas et civitates destruxerunt. Cum vidisset Mesa rex Moab prævaluisse hostes, tulit secum septingentos viros educentes gladium, ut irrumperent ad regem Edom : et non potuerunt. Arripiensque filium suum primogenitum qui regnaturus erat pro eo, obtulit holocaustum super murum; et facta est indignatio magna in Israel, statimque recesserunt ab eo, et reversi sunt in terram suam Israelitæ.

4 Reg. 3- 4 Porro Mesa, rex Moab, nutriebat pecora

MESA II.

Filius primogenitus Caleb fratris Jerameel.

1 Par. 2-42 Mesa primogenitus ejus, ipse est pater Ziph

MESELEMIA.

Levita et janitor, e semine Caath filii Levi.

1 Par. 26- 1 De Coritis Meselemia, filius Core, de filiis Asaph
- 2 Filii Meselemiæ : Zacharias primogenitus
- 9 Porro Meselemiæ filii, et fratres eorum

MESEZEBEL. *Pater Barachiæ.*

2 Esdr. 3- 4 Mosollam filius Barachiæ filii Mesezebel
11-24 Et Phathahia filius Mesezebel

MESIZABEL.

Inter duces populi et novi fœderis signatores numeratur, post ascensum a captivitate.

2 Esdr. 10-21 Mesizabel, Sadoc, Jeddua

MESOLLAM. *Levita.*

1 Esdr. 10-15 Et Mesollam et Sebethaï Levites adjuverunt

MESOPOTAMIA.

Majoris Asiæ Syriæque pars. Regio est inter Babyloniam et Arabiam, ad lævam Tigridis fluvii, ubi habitaverunt sapientes Babyloniæ, auctore Strabone et Ammiano. Mesopotamia est inter amnes Tigridem et Euphratem, a Septentrione Tauro excepta, quæ ipso vocabulo Græco in medio fluminum esse posita monstratur; μέσος enim, medius; ποταμός vero fluvius interpretatur. In eam servus senior domus Abraham profectus est ut domini sui filio Isaac uxorem de cognatione sua acciperet. Ille perrexit in Mesopotamiam ad urbem Nachor (Haran ubi Nachor habitabat, a Bersabee, ubi tunc erat Abraham, septem vel octo dierum itinere distantem) in qua Rebeccam invenit filiam Bathuel, filii Melchæ uxoris Nachor fratris Abraham; eamque, habito parentum consensu, adduxit ad Isaac in uxorem. — Etiam Jacob e filiabus Laban fratris Rebeccæ, et qui morabatur in Haran Mesopotamiæ, uxorem petiit. Ipsique et Lia et Rachel unaquæque pro septem annorum servitute datæ sunt. — Balaam ariolus de Mesopotamia evocatus est, ut Israelitis malediceret. — Deus ait : Tuli ego patrem vestrum Abraham de Mesopotamiæ finibus, et adduxi eum in terram Chanaan. — Iratus aliquando Deus contra Israel, tradidit eos in manus Chusan Rosathaim regis Mesopotamiæ, servieruntque ei octo annis; et alia passim in utroque Testamento.

Gen. 24-10 Profectusque perrexit in Mesopotamiam
25-20 Duxit uxorem Rebeccam.. de Mesopotamia
28- 2 Vade, et proficiscere in Mesopotamiam Syr.
- 5 Profectus venit in Mesopotamiam Syriæ
- 6 Et misisset eum in Mesopotamiam Syriæ
31-18 Quidquid in Mesopotamia acquisierat
33-18 Postquam reversus est de Mesopotamia
35- 9 Postquam reversus est de Mesopotamia
-26 Hi sunt filii Jacob, qui nati sunt ei in Mesopotamia Syriæ
46-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopotamia
48- 7 Quando veniebam de Mesopotamia
Deut. 23- 4 Conduxerunt contra te Balaam filium Beor de Mesopotamia Syriæ
Josue. 24- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham de Mesopotamiæ finibus
-14 Servierunt patres vestri in Mesopotamia et in Ægypto
-15 Servierunt patres vestri in Mesopotamia
Judic. 3- 8 Tradiditq. eos in manus..reg. Mesopotamiæ
1 Par. 19- 6 Ut conducerent sibi de Mesopotamia
Judith. 2-14 Et venit in Mesopotamiam
3- 1 Syriæ scilicet Mesopotamiæ, et Syriæ Sobal
-14 Pertransiens... omnemque Mesopotamiam
5- 7 Hic primum in Mesopotamia habitavit
Psal. 59- 2 Cum succendit Mesopotamiam Syriæ
Act. 2- 9 Et qui habitant Mesopotamiam, Judæam
7- 2 Cum esset in Mesopotamia

MESPHAR.

Nomen est viri qui ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2- 2 Mesphar, Beguaï, Rehum, Baana

MESPHARATH.

Idem videtur esse atque Mesphar.

2 Esdr. 7- 7 Mespharath, Begoaï, Nahum, Baana

MESPHE.

In monte Jarim prope Silo civitas est tribus Benjamin.

Josue. 18-26 Et Mesphe, et Caphara, et Amosa

MESRAIM.

Filius secundus Cham. Ab hoc Ægyptus Hebræa lingua Mesraïm nuncupatur; quæ et sæpe in sacris Litteris dicitur terra Cham, a Cham filio Noe, ut testatur sanctus Hieronymus in Quæstionibus Hebraïcis.

Gen. 10- 6 Filii a. Cham : Chus, et Mesraïm, et Phuth
-13 At vero Mesraïm genuit Ludim et Anamim
1 Par. 1- 8 Filii Cham : Chus, et Mesraïm, et Phut
-11 Mesraïm vero genuit Ludim et Anamim

MESSA.

Regio Indiæ, in qua habitaverunt filii Jectan filii Heber, inquit sanctus Hieronymus.

Gen. 10-30 Et facta est habitatio eorum de Messa perg.

MESSA.

Quid sit domus Messa incertum est. Aliqui putaverunt nomen esse viri proprium. Chaldæus videtur existimasse nullum certum locum ea voce indicari; nam pro domo Messa, vertit sollicite, *quod etiam sentiunt alii qui a desertione interpretati sunt, quasi dixisset Joiada : Cavebitis diligenter ne quis deserat aciem, sive ordinem suum in acie. Unumquid similiter legitur in Exodo 19-21.*

4 Reg. 11- 6 Et custodietis excubias domus Messa

MESSAL.

Civitas in tribu Aser, quæ et Massal alibi dicitur.

Josue. 19-26 Et Elmelech, et Amaad, et Messal

MESSALEMETH.

Filia Harus, uxor Manasse regis Judæ, et mater Amon qui pro patre mortuo regnavit in Juda.

4 Reg. 21-19 Nomen matris ejus Messalemeth

MESSIAS.

Latine Unctus, Græce vero Christus, Jesus Christus.

Joan. 1-41 Invenimus Messiam (quod est interpretatum Christus)
4-25 Scio quia Messias venit (qui dicitur Christus)

MESSIO.

2 Reg. 21- 9 Incipiente messione hordei
Job. 29-19 Et ros morabitur in messione mea
Jerem. 51-33 Adhuc modicum, et veniet tempus messionis ejus

MESSIS.

Gen. 8-22 Cunctis diebus terræ, sementis et messis
30-14 Egressus a. Ruben tempore messis triticeæ
Exod. 23-16 Et solemnitatem messis primitivorum
34-22 In primitiis frugum messis tuæ triticeæ
Levit. 23-10 Feretis... primitias messis vestræ ad sacerd.
26- 5 Apprehendet messium tritura vindemiam
Josue. 3-15 Ripas alvei sui tempore messis impleverat
Judic. 15- 1 Cum dies triticeæ messis instarent
1 Reg. 12-17 Numquid non messis tritici est hodie?
2 Reg. 14-30 Scitis agrum Joab... habentem messem hordei
21- 9 Septem simul occisi in diebus messis primis
-10 Cilicium substravit sibi supra petram ab initio messis
23-13 Et venerant tempore messis ad David in speluncam Odollam
Judith. 2-17 Descendit in campos Damasci in dieb. messis
8- 2 Qui mortuus est in diebus messis hordeaceæ
Job. 5- 5 Cujus messem famelicus comedet
18-16 Sursum autem atteratur messis ejus
Prov. 6- 8 Et congregat in messe quod comedat
-11 Si.. impiger fueris, veniet ut fons messis tua
10- 5 Qui congregat in messe, filius sapiens est
25-13 Sicut frigus nivis in die messis, ita legatus
26- 1 Quomodo nix in æstate, et pluviæ in messe

Prov. 30-25 Infirmus, qui præparat in messe cibum sibi
Isai. 9- 3 Sicut qui lætantur in messe, sicut exultant
16- 9 Et super messem tuam vox calcantium irruit
17- 5 Erit sicut congregans in messe quod restit.
-11 Ablata est messis in die hæredit. et dolebit
18- 4 Clara est, et sicut nubes roris in die messis
- 5 Ante messem enim totus effloruit
23- 3 Semen Nili, messis fluminis fruges ejus
27-11 In siccitate messes illius conterentur
Jerem. 5-24 Plenitudinem annuæ messis custodientem
8-20 Transiit messis, finita est æstas, et nos salv.
40-10 Vos autem colligite vindemiam et messem
-12 Et collegerunt vinum et messem multam
48-32 Super messem tuam et vindemiam tuam, prædo irruit
50-16 Et tenentem falcem in tempore messis
Osee. 6-11 Sed et Juda, pone messem tibi
Joel. 1-11 Ululaverunt... quia periit messis agri
3-13 Mittite falces, quoniam maturavit messis
Amos. 4- 7 Tres menses superessent usque ad messem
Matth. 9-37 Messis quidem multa, operarii autem pauci
-38 Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam
13-30 Sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus
-39 Messis vero, consummatio sæculi est
Marc. 4-29 Statim mittit falcem, quoniam adest messis
Luc. 10- 2 Messis quidem multa, operarii autem pauci
Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam
Joan. 4-35 Adhuc quatuor menses sunt, et messis venit
Quia albæ sunt jam ad messem (*regiones*)
Apoc. 14-15 Venit hora ut metatur, quon. aruit messis

MESSOR.

Ruth. 2- 4 Dixitque messoribus : Dominus vobiscum
- 5 Dixitq. Booz juveni, qui messoribus præerat
- 7 Sequens messorum vestigia
-14 Sedit itaque ad messorum latus
-21 Ut tandiu messoribus ejus jungerer
1 Reg. 8-12 Et messores segetum, et fabros armorum
4 Reg. 4-18 Et egressus isset ad patrem suum, ad messores
Dan. 14-32 Et ibat in campum ut ferret messoribus
Amos. 9-13 Et comprehendet arator messorem
Matth. 13-30 Et in tempore messis dicam messoribus
-39 Messores autem, Angeli sunt

MESSULAM.

Pater Aslia patris Saphan scribæ, in diebus Josiæ regis Juda.

4 Reg. 22- 3 Misit rex Saphan filium Aslia filii Messulam

METABEEL. *Pater Dalaïæ patris Semaiæ.*

2 Esdr. 6-10 Ingressus sum domum Semaiæ filii Dalaïæ filii Metabeel secreto

METALLUM.

Exod. 35-24 Argenti ærisq. metalla obtulerunt Domino
38-11 Ejusdem mensuræ, et operis ac metalli erant
Deut. 8- 9 Et de montibus ejus æris metalla fodiuntur
1 Mac. 8- 3 In potestatem redegerunt metalla argenti et auri

METHCA.

Nomen loci in quo castrametati sunt filii Israel profecti de Thare, et est vigesima quinta mansio eorum in solitudine.

Num. 33-28 Unde egressi, fixere tentoria in Methca
-29 Et de Methca castrametati sunt in Hesmona

METIOR.

Exod. 16-18 Et mensi sunt ad mensuram gomor
Deut. 21- 2 Metientur a loco cadaveris singularum
Ruth. 3-15 Mensus est sex modios hordei
2 Reg. 8- 2 Percussit Moab, et mensus est eos funiculo, coæquans terræ : mensus est autem duos funiculos
3 Reg. 17-21 Mensus est super puerum tribus vicibus
Psal. 59- 8 Convallem tabernaculorum metibor
Eccli. 1- 9 Et vidit, et dinumeravit, et mensus est
Isai. 40-12 Quis mensus est pugillo aquas
48-13 Et dextera mea mensa est cœlos
Jerem. 33-22 Et metiri arena maris (*non potest*)
Ezech. 40- 5 Mensus est latitudinem ædificii calamo uno
- 6 Et mensus est limen portæ calamo uno
- 9 Mensus est vestibulum portæ octo cubitor.
-11 Et mensus est latitudinem liminis portæ
-13 Et mensus est portam a tecto thalami
-19 Et mensus est latitudinem a facie portæ
-20 Mensus est tam in longitudine quam in latitudine
-23 Et mensus est a porta usque ad portam
Ezech. 40-24 Et mensus est frontem ejus et vestibulum
-27 Et mensus est a porta usque ad portam
-28 Mensus est portam juxta mensuras super.
-32 Et mensus est portam secundum mensuras
-35 Et mensus est secundum mensuras superior.
-47 Et mensus est atrium longitudine centum
-48 Et mensus est vestibulum quinque cubitis
41- 1 Et mensus est frontes, sex cubitos latitudinis
- 2 Et mensus est longitudinem ejus
- 3 Mensus est in fronte portæ duos cubitos
- 4 Et mensus est longitudinem ejus
- 5 Et mensus est parietem domus sex cubitor.
-13 Et mensus est domus longitudinem
-15 Et mensus est longitudinem ædificii
42-15 Et mensus est eam undique per circuitum
-16 Mensus est a. contra ventum Orientalem
-17 Mensus est contra ventum Aquilonis
-18 Et ad ventum Australem mensus est
-19 Et ad ventum Occidentalem mensus est
-20 Per quatuor ventos mensus est murum
43-10 Confundantur... et metiantur fabricam
47- 3 Et mensus est mille cubitos
- 4 Rursumq. mensus est mille, et traduxit me
- 5 Mensus est mille, et traduxit me per aquam usque ad renes. Et mensus est mille, torrentem quem non potui pertransire
-18 Metiemini etiam plagam Orientalem
48-33 Quingentos et quatuor millia metieris
Amos. 7-17 Humus tua funiculo metietur
Habac. 3- 6 Stetit, et mensus est terram
Zach. 2- 2 Et dixit ad me : Ut metiar Jerusalem
Matth. 7- 2 In qua mensura mensi fueritis
Marc. 4-24 In qua mensura mensi fueritis
Luc. 6-38 Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis
2 Cor. 10-12 Sed ipsi in nobis nosmetipsos metientes
-13 Secundum mensuram regulæ qua mensus est nobis Deus
Apoc. 11- 1 Surge, et metire templum Dei et altare
- 2 Ejice foras, et ne metiaris illud
21-15 Ut metiretur civitatem et portas ejus
-16 Mensus est civitatem de arundine aurea
-17 Et mensus est murum ejus centum quadr.

METO.

Gen. 45- 6 Quibus nec arari poterit nec meti
Exod. 34-21 Die septimo cessabis arare et metere
Levit. 19- 9 Cum messueris segetes terræ tuæ
23-10 Cum... messueritis segetem, feretis manip.
-22 Postquam autem messueritis segetem terræ
25- 5 Quæ sponte gignet humus, non metes
-11 Non seretis, neque metetis sponte in agro nascentia
Deut. 23-25 Falce autem non metes
24-19 Quando messueris segetem in agro tuo
Ruth. 1-22 Quando primum hordea metebantur
2- 2 Colligam spicas quæ fugerint manus metentium
- 3 Colligebat spicas post terga metentium
- 9 Et ubi messuerint, sequere
-15 Etiamsi vobiscum metere voluerit, ne prohibeatis eam
-21 Donec omnes segetes meterentur
-22 Ut cum puellis ejus exeas ad metendum
-23 Tandiu cum eis messuit, donec hordea
1 Reg. 6-13 Porro Bethsamitæ metebant triticum in valle
4 Reg. 19-29 Porro in tertio anno seminate et metite
Job. 4- 8 Seminant dolores, et metunt eos
Psal. 125- 5 Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent
128- 7 De quo non implevit manum suam qui metit
Prov. 22- 8 Qui seminat iniquitatem, metet mala
Eccle. 11- 4 Et qui considerat nubes, nunquam metet
Cant. 5- 1 Messui myrrham meam cum aromatibus
Eccli. 7- 3 Et non metes ea in septuplum
Isai. 37-30 In anno autem tertio seminate et metite
Jerem. 9-22 Et quasi fœnum post tergum metentis
12-13 Seminaver. triticum, et spinas messuerunt
Osee. 8- 7 Ventum seminabunt, et turbinem metent
10-12 Et metite in ore misericordiæ
-13 Arastis impietatem, iniquitatem messuistis
Mich. 6-15 Tu seminabis, et non metes
Matth. 6-26 Quoniam non serunt, neque metunt
25-24 Metis ubi non seminasti : et congregas ubi non sparsisti
-26 Et piger, sciebas quia meto ubi non semino
Luc. 12-24 Considerate corvos, quia non seminant, neque metunt, quibus non est cellarium
19-21 Et metis quod non seminasti
-22 Et metens quod non seminavi
Joan. 4-36 Et qui metit, mercedem accipit, et congregat fructum in vitam æternam : ut, et qui seminat, simul gaudeat, et qui metit
-37 Alius est qui seminat, et alius est qui metit
-38 Ego misi vos metere quod vos non laborastis
1 Cor. 9-11 Magnum est si nos carnalia vestra metamus
2 Cor. 9- 6 Qui parce seminat, parce et metet
Et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet
Galat. 6- 8 Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet
Qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem : qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam
- 9 Tempore enim suo metemus non deficientes
Jacob. 5- 4 Operariorum, qui messuerunt regiones vest.
Apoc. 14-15 Et mete, quia venit hora ut metatur

METOR.

Num. 1-50 Ac per gyrum tabernaculi metabuntur
-52 Metabuntur autem castra filii Israël unusq.
3-23 Hi post tabernaculum metabuntur ad Occidentem
34-10 Inde metabuntur fines contra Orient. plagam
Deut. 1-33 Qui præcessit vos in via, et metatus est loc.
3 Reg. 20-27 Castraque metati sunt contra eos

METRETÆ.

2 Par. 2-10 Servis tuis dabo.. vini viginti millia metretas
4- 5 Capiebatque tria millia metretas
Joan. 2- 6 Capientes singulæ metretas binas vel ternas

METRI.

Posteri de tribu Benjamin longa serie numerantur in 1 Paral. 8, nec tamen uspiam inter eos Metri nominatur. Fortasse aliquis e posteris Benjamin sic appellatus est, quod peritus esset jaculator.

1 Reg. 10-21 Cecidit cognatio Metri, et pervenit usque ad Saül

METUO.

Levit. 19-30 Et sanctuarium meum metuite. Ego Dominus
25-43 Sed metuito Deum tuum
Num. 14- 9 Dominus nobiscum est, nolite metuere
Deut. 1-29 Dixi vobis : Nolite metuere, nec timeatis eos
7-18 Noli metuere, sed recordare quæ fecerit Do.
-19 Sic faciet cunctis populis quos metuis
20- 3 Nolite metuere, nolite cedere, nec formid.
Josue. 1- 9 Noli metuere, et noli timere
Ruth. 3-11 Noli ergo metuere, sed quidquid dixeris
1 Reg. 17-11 Israëlitæ... stupebant, et metuebant nimis
2 Reg. 3-11 Et non potuit respondere ei quidquam, quia metuebat illum
Esth. 15-11 Et festinus ac metuens exilivit de solio
-12 Ego sum frater tuus, noli metuere
Job. 9-35 Neque enim possum metuens respondere
Psal. 32-18 Ecce oculi Domini super metuentes eum
59- 6 Dedisti metuentibus te significationem
66- 8 Et metuant eum omnes fines terræ
Eccli. 1- 8 Unus est... rex potens, et metuendus nimis
2- 7 Metuentes Do. sustinete misericordiam ejus
6-16 Et qui metuunt Dominum, invenient illum
18-27 Homo sapiens in omnibus metuet
22-23 Omni tempore non metuet
26- 5 Et in quarto facies mea metuit
41- 5 Noli metuere judicium mortis
Isai. 51- 7 Blasphemias eorum ne metuatis
Jerem. 5-24 Metuamus Dominum Deum nostrum
10- 2 Et a signis cœli nolite metuere
42-11 Nolite metuere eum, dicit Dominus
Baruc. 6- 4 Et metuatis, et metus vos capiat in ipsis
Ezech. 2- 6 Ne timeas eos, neque sermones eor. metuas
3- 9 Ne timeas eos, neque metuas a facie eorum
11- 8 Gladium metuistis, et gladium inducam
Dan. 5-19 Tribus et linguæ tremebant et metuebant
10-12 Et ait ad me : Noli metuere, Daniel
2 Mac. 8-16 Neque metuerent inique venientium adversum se hostium multitudinem
9-29 Qui metuens filium Antiochi
14-18 Sanguine judicium facere metuebat
15-24 Ut metuant qui cum blasphemia veniunt
Marc. 6-20 Herodes enim metuebat Joannem
Act. 10- 7 Vocavit.. et militem metuentem Dominum
Hebr. 11- 7 Metuens aptavit arcam in salutem domus
2 Petr. 2-10 Sectas non metuunt introducere, blasphem.

METUS.

Josue. 8-15 Cesserunt loco, simulantes metum
Judic. 9-21 Habitavitq. ibi ob metum Abimelech fratris
Judith. 3- 9 Tantusque metus provinciis illis incubuit
15- 1 Et solo tremore et metu agitati, fugæ præsidium sumunt
Eccli. 4-19 Timorem et metum et probationem inducet super illum
5- 5 De propitiato peccato noli esse sine metu
22-20 Cogitatus sensati... metu non depravabitur
Baruc. 6- 3 Ostentantes metum gentibus
- 4 Et metuatis, et metus vos capiat in ipsis
2 Mac. 13-16 Summoque metu ac perturbatione hostium castra replentes

Joan. 7-13 Nemo tamen palam loquebatur de illo, propter metum Judæorum
19-38 Occultus autem propter metum Judæorum
20-19 Congregati propter metum Judæorum
Act. 2-43 Et metus erat magnus in universis
Philip. 2-12 Cum metu et tremore vestram salutem operamini
Hebr. 12-28 Placentes Deo, cum metu et reverentia

MEUS, A, UM.

Gen. 6- 3 Non permanebit spiritus meus in homine
-18 Ponamque fœdus meum tecum
9-11 Statuam pactum meum vobiscum
-13 Arcum meum ponam in nubibus
-14 Apparebit arcus meus in nubibus
-15 Et recordabor fœderis mei vobiscum
12-13 Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis
Et vivet anima mea ob gratiam tui

Deinceps consulto omittitur; verbum enim hoc in Bibliis reperimus 2392 repetitum.

MEZA.

Filius quartus Rahuel filii Esaii.

Gen. 36-13 Filii a. Rahuël : Nahath et Zara, Samma et Meza
-17 Dux Zara, dux Samma, dux Meza
1 Par. 1-37 Filii Rahuël : Nahath, Zara, Samma, Meza

MEZAAB.

Pater Matred patris Meetabel uxoris Adar regis in Edom septimi. Quidam Mezaab faciunt mulierem, quidam civitatem, alii denique adjectivum significantem, Filiæ cujus est aurum, *quod primus vel prima invenerit artem aurum in fila ducendi.*

Gen. 36-39 Appellabatur uxor ejus Meetabel, filia Matred filiæ Mezaab
1 Par. 1-50 Uxor ej. Meetabel filia Matred filiæ Mezaab

MIAMIN I.

Inter eos qui ex Israel, id est, ex plebe vel ex plebeiis qui uxores duxerunt alienigenas, inventus est Miamin; sed eam quam duxerat postea dimisit.

1 Esdr. 10-25 Ex Israël, de filiis Pharos... Miamin

MIAMIN II.

Inter signatores novi fœderis cum Domino nominatur Miamin iste.

2 Esdr. 10- 7 Mosollam, Abia, Miamin

MIAMIN III.

Nomen est viri qui in dedicatione solemni murorum Jerusalem tuba canebat, quia erat sacerdos.

2 Esdr. 12- 5 Miamin, Madia, Belga
-17 Miamin et Moadiæ, Phelti
-40 Et sacerdotes, Eliachim, Maasia, Miamin

MIBAHAR.

Filius Agarai, inter fortissimos viros exercitus David.

1 Par. 11-38 Joël frater Nathan, Mibahar filius Agaraï

MICA.

Matth. 15-27 Nam et catelli edunt de micis quæ cadunt
Marc. 7-28 Catelli comedunt sub mensa de micis puerorum
Luc. 16-21 Cupiens saturari de micis quæ cadebant

MICHA I.

Filius Meribbaal seu Miphiboseth filii Jonathæ filii Saül. Quatuor habuit filios, qui sunt Phithon, Melech, Tharaa et Ahaz.

2 Reg. 9-12 Habebat autem Miphiboseth filium parvulum nomine Micha
1 Par. 8-34 Meribbaal genuit Micha
-35 Filii Micha : Phithon et Melech, et Tharaa
9-40 Et Meribbaal genuit Micha
-41 Porro filii Micha : Phithon et Melech

MICHA II.

Pater Achobor ministri Josiæ regis Juda.

4 Reg. 22-12 Præcepit... Achobor filio Micha, et Saphan
2 Par. 34-20 Præcepit... Abdon filio Micha, Saphan

MICHA III.

Vir de tribu Ruben, filius Semeï filii Gog filii Samaiæ filii Joelis.

1 Par. 5- 5 Micha filius ejus, Reïa filius ejus, Baal

MICHA IV.

Filius Zechri filii Asaph.

1 Par. 9-15 Mathania filius Micha, filii Zechri, filii Asaph
2 Esdr. 11-17 Mathania filius Micha, filius Zebedei

MICHA V.

Filius primogenitus Oziel e progenie Caath filii Levi.

1 Par. 23-20 Filii Oziel : Micha primus, Jesia secundus
24-24 Filius Oziel, Micha : filius Micha, Samir
-25 Frater Micha, Jesia : filiusque Jesiæ, Zach.

MICHA VI.

Levita cujus nomen inter signatores novi cum Domino fœderis legitur.

2 Esdr. 10-11 Micha, Rohob, Hasebia

MICHA VII.

Pater Josiæ qui in diebus Judith princeps erat in Bethulia.

Judith. 6-11 Ozias filius Micha de tribu Simeon

MICHÆAS I.

Anno mundi 3138, ante J. Ch. 916. Filius Jemla, e tribu Ephraim, et prophetabat in diebus Achab regis Israel, et Josaphat regis Juda. Dicitur unicus propheta Domini, in diebus Achab; at solus fortasse Michæas habitabat hoc tempore in Samaria, alioqui alii plures vivebant prophetæ, Elias, Eliseus, et quicumque degebant in monte Carmelo. Odio habebatur ab Achab, quia ei non prophetabat bonum, sed semper malum. Accersitus tamen a regibus Juda et Israel venit, et ait illi Achab : Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad ad præliandum, an cessare?.. Adjuro te ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini. *Michæas prædixit populum dispergendum in prælio, et Achab occidendum. Tum ironica responsione qua irriserat Michæas mendacia pseudoprophetarum irritatus Sedecias filius Chanaana accessit, et percussit Michæam in maxillam. Rex Israel jussit Michæam mitti in carcerem, et sustentari cum pane tribulationis, et aqua angustiæ, donec reverteretur in pace. Achab autem interfectus est in prælio juxta vaticinationem Michææ.*

3 Reg. 22- 8 Michæas filius Jemla
- 9 Festina adducere Michæam filium Jemla
-13 Nuntius vero qui ierat ut vocaret Michæam
-14 Cui Michæas ait : Vivit Dominus
-15 Ait illi rex : Michæa, ire debemus in Ramoth
-24 Percussit Michæam in maxillam, et dixit
-25 Et ait Michæas : Visurus es in die illa
-26 Tollite Michæam, et maneat apud Amon
-28 Dixitq. Michæas : Si reversus fueris in pace
2 Par. 18- 7 Est autem Michæas filius Jemla
- 8 Dixit ei : Voca cito Michæam filium Jemla
-12 Nuntius autem qui ierat ad vocandum Michæam, ait illi
-13 Cui respondit Michæas : Vivit Dominus
-14 Rex ait : Michæa, ire debemus in Ramoth
-23 Accessit autem Sedecias... et percussit Michææ maxillam
-24 Dixitq. Michæas : Tu ipse videbis in die illo
-25 Tollite Michæam, et ducite eum ad Amon
-27 Dixitque Michæas: Si reversus fueris in pace

MICHÆAS II.

Unus e principibus Josaphat quos misit ut docerent populum legem Dei in civitatibus Juda.

2 Par. 17- 7 Misit de principibus suis... et Michæam

MICHÆAS III.

Alius est hic Michæas a Michæa filio Jemla. Nam Michæas filius Jemla prophetavit sub Achab et Josaphat; Michæas autem de Morasthi prophetavit sub Joathan, Achaz et Ezechia, et est ducentis vel centum et quinquaginta annis illo posterior. Invehitur in idololatriam et in alia inde enata scelera, tam duarum quarum tribulis fuit, quam decem tribuum : unde utrisque excidium et captivitatem, his per Assyrios, illis per Chaldæos prænuntiat; nam primum capta est Samaria metropolis Israel; postea Jerusalem, urbs Judæ regia. Attamen denique lætum reditum e Babylonia per Cyrum promittit, et lætiorem ex servitute peccati, mortis et diaboli per Christum, quem in Bethlehem nasciturum prædicit. De morte Michææ tacet Scriptura.

Jerem. 26-18 Michæas de Morasthi fuit propheta
Mich. 1- 1 Verbum Domini quod factum est ad Michæam Morasthiten

MICHÆAS IV.

Anno mundi 3430, Romæ 130, ante J. Ch. 624. Filius Gamariæ. Michæas nuntiavit principibus populi omnia verba quæ audiverat legente Baruch ex volumine prophetiarum Jeremiæ in auribus populi. Accersitus Baruch, tulit idem volumen, quod rex Joakim scalpello scidit et projecit in ignem.

Jerem. 36-11 Cumque audisset Michæas filius Gamariæ
-13 Et nuntiavit eis Michæas omnia verba

MICHAEL I.

Archangelus, populi Judaïci præses et protector a Deo constitutus. Frequentior loci Epistolæ sancti Judæ explanatio est voluisse Satanam sepeliri Moysen loco cognito et celebri, ut Hebræi in idololatriam proni, eum quasi Deum ac Numen colerent; Michaelem vero ei restitisse, et curasse ut secreto sepeliretur, unde Deut. 34-6 dicitur : Et non cognovit homo sepulcrum ejus usque in præsentem diem. *Alii aliter.*

Dan. 10-13 Ecce Michaël unus de principibus
-21 Nemo est adjutor... nisi Michael princeps
12- 1 Consurget Michael princeps magnus
Judæ. - 9 Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans altercaretur de Moysi corpore
Apoc. 12- 7 Michaël et Angeli ejus præliabantur cum dracone

MICHAEL II.

Pater Sthur qui in tribu Aser a Moyse est electus missusque ad considerandam explorandamque terram promissam.

Num. 13-14 De tribu Aser, Sthur filium Michaël

MICHAEL III.

Filius Jesesi, et pater Galaad, in tribu Gad.

1 Par. 5-13 Michaël, et Mosollam, et Sebe, et Joraï
-14 Filii Galaad, filii Michaël, filii Jesesi

MICHAEL IV.

Pater Samaa, et filius Basaiæ, Levites.

1 Par. 6-40 Filii Michaël, filii Basaïæ, filii Melchiæ

MICHAEL V.

Filius primus Izrahiæ filii Oziæ, in tribu Issachar.

1 Par. 7- 3 Filii Ozi : Izrahia, de quo nati sunt Michaël, et Obadia

MICHAEL VI.

Septimus filius Bariæ, in tribu Benjamin.

1 Par. 8-16 Michaël quoque, et Jespha, et Joha

MICHAEL VII.

Vir de tribu Manasse qui transfugit ad David.

1 Par. 12-20 Michaël, et Ednas, et Jozabad, et Eliu

MICHAEL VIII.

Pater Amri de tribu Issachar, in diebus David.

1 Par. 27-18 Issachar, Amri filius Michaël

MICHAEL IX.

Frater Joram filii Josaphat regis Juda.

2 Par. 21- 2 Qui habuit fratres, filios Josaphat, Azariam... et Michaël

MICHAEL X.

Anno mundi 3594. Pater Zebediæ, qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8- 8 De filiis Saphatiæ, Zebedia filius Michaël

MICHAIA.

Filia Uriel de Gabaa, mater Abia regis Juda, quæ 3 Reg. 15-2 dicitur Maacha filia Abessalom.

2 Par. 13- 2 Nomenque matris ejus Michaïa

MICHAS.

Filius mulieris viduæ, qui ædiculam ædificavit idolo matris suæ, et sacerdotio idololatrico initiavit filium suum; postea vero conduxit adolescentem de Bethlehem Juda, Moysis ipsius nepotem, cui nomen erat Jonathan, ut esset sacerdos idoli. In diebus illis non erat rex in Israel, sed unusquisque quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat. Tribus Dan quæ non satis amplam sortem tantæ que multitudini capiendæ parem obtinuerat, nondum plane ejectis Chananæis qui terras sortis suæ occupabant, possessiones quærebat diffusiores. Ingressi Danitæ domum adolescentis Levitæ qui erat in domo Michæ, tulerunt sculptile, ephod et idola atque conflatile, et juvenis etiam profectus est cum eis, quem ele-

gerunt ipsum ac filios ejus sacerdotes in tribu Dan, usque ad diem captivitatis suæ. Hoc aliqui intelligunt de captivitate Israelitarum sub Salmanasar; alii de captivitate arcæ, cum ablata est a Philisthæis, magna edita Israelitarum strage. Alii putant sermonem esse de peculiari quadam captivitate urbis Dan, quæ alibi scripta non sit. Historiam Michæ accidisse putat Serarius post Samsonis mortem, antequam Heli ad reipublicæ gubernationem admotus fuerit. Salianus vero eam refert ad tempus quod Josue mortem consecutum est; propterea dicitur non esse regem in Israel, et unumquemque quod sibi rectum videbatur, hoc facere, ut intelligatur mirum non fuisse, si anarchiæ tempore inventi sint qui talia impune auderent.

Judic. 17- 1 Vir quid. de monte Ephraïm nomine Michas
- 4 Conflatile, quod fuit in domo Michæ
- 8 Et declinasset parumper in domum Michæ
-10 Dixitq. Michas : Mane apud me, et esto mihi
-12 Implevitq. Michas manum ejus, et habuit
18- 2 Et intrassent domum Michæ, requieverunt
- 4 Hæc et hæc præstitit mihi Michas
-13 Cumque venissent ad domum Michæ
-15 Ingressi sunt domum adolescentis Levitæ qui erat in domo Michæ
-22 Et jam a domo Michæ essent procul, viri qui habitabant in ædibus Michæ conclamantes
-23 Dixerunt ad Micham : Quid tibi vis ?
-26 Videns a. Michas quod fortiores se essent
-31 Mansitque apud eos idolum Michæ omni tempore

MICHEA.

Sacerdos qui in solemni dedicatione murorum Jerusalem tuba canebat.

2*Esdr.*12-40 Miamin, Michea, Elioënaï, Zacharia

MICHOL.

Filia secunda Saül, quæ Davidem amavit. Saül ergo eam Davidi tradidit in uxorem; quæ maritum suum providentia Dei servavit, per fenestram illum demittens et patrem decipiens. Saül iratus tulit Michol quam dedit Phalti filio Laïs e civitate Gallim. Post mortem vero Saül, Abner, ut sibi Davidis gratiam conciliaret, reduxit eam ad regem qui ab Isboseth repetierat uxorem suam. Non caruit culpa Michol quæ non repudiata, nec soluto matrimonio, alteri nupsit, et in adulterio vixit, donec a Davide revocata sit. Paulo post despexit Davidem nudum saltantem coram arca, unde et sterilitate perpetua divinitus est percussa, quæ non levis est pœna regiæ conjugi, præsertim apud Judæos. Hoc autem legitur in capite 21-8 : Tulit itaque rex... quinque filios Michol filiæ Saül, quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï; *dicendum ergo illos filios fuisse adoptivos; nam genuerat eos Merob soror Michol, quæ Merob Hadrieli nupserat, ut patet ex* 1 *Reg.* 18-19. *Hic autem filii dicuntur Hadrielis. Ita fere omnes auctores explicant hunc locum. Ingerit tamen difficultatem, quod filios illos genuisse dicitur Michol in nostro textu; mater vero adoptans non potest dici genuisse. Emmanuel Sa censet Merob etiam Michol appellatam fuisse. Alii, quos refert Salanius, nec omnino improbat, putant in textum Hebraicum mendum irrepsisse, et pro* Merob *scriptum fuisse* Michol.—*De morte Michol tacet Scriptura.*

1 *Reg.* 14-49 Et nomen minoris Michol
18-20 Dilexit a. David Michol filia Saül altera
-27 Dedit itaque Saül ei Michol filiam suam uxorem
-28 Michol autem filia Saül diligebat eum
19-11 Quod cum annuntiasset David Michol
-13 Tulit autem Michol statuam, et posuit eam
-17 Dixitque Saül ad Michol : Quare sic illusisti
Et respondit Michol ad Saül : Quia ipse locutus est mihi
25-44 Saül autem dedit Michol filiam suam, uxorem David, Phalti filio Laïs
2 *Reg.* 3-13 Antequam adduxeris Michol filiam Saül
-14 Redde uxorem meam Michol
6-16 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
-20 Et egressa Michol filia Saül in occursum David
-21 Dixitque David ad Michol
-23 Igitur Michol filiæ Saül non est natus filius
21- 8 Et quinque filios Michol filiæ Saül
1 *Par.* 15-29 Michol filia Saül prospiciens per fenestram

MICO.

Exod. 19-16 Cœperunt audiri tonitrua ac micare fulgura
Job. 38-31 Numquid conjungere valebis micantes stellas Pleiadas
Nahum. 3- 3 Et micantis gladii, et fulgurantis hastæ

MIGMA.

Isai. 30-24 Commixtum migma comedent

MIGRO.

2 *Esdr.* 7- 6 Qui ascenderunt de captivitate migrantium
Eccli. 29-25 Viros potentes gyrans migrare fecit
Isai. 10-31 Migravit Medemena
Jerem. 40- 1 Qui migrabant de Jerusalem et Juda
Thren. 1- 3 Migravit Judas propter afflictionem
Ezech. 12- 4 Egredieris vespere coram eis, sicut egreditur migrans
Osee. 10- 5 Exultaverunt in gloria ejus, quia migravit
Amos. 5-27 Et migrare vos faciam trans Damascum
6- 7 Quapropter nunc migrabunt in capite transmigrantium
7-11 Et Israël captivus migrabit de terra sua
-17 Et Israël captivus migrabit de terra sua
Matth. 19- 1 Migravit a Galilæa, et venit in fines Judææ
Act. 18- 7 Migrans inde, intravit in domum cujusdam

MILES.

Gen. 26-26 Cum venissent... et Phicol dux militum
37-36 Putiphari eunucho Pharaonis, magistro militum
40- 3 Misit eos in carcerem principis militum
41-10 Retrudi jussit in carcerem principis militum
-12 Erat ibi puer Hebræus, ejusdem ducis militum famulus
2 *Reg.* 24- 4 Egressusque est Joab, et principes militum
3 *Reg.* 20-25 Et instaura numerum militum qui cecid.
4 *Reg.* 10-25 Præcepit Jehu militibus et ducibus suis
Et projecerunt milites et duces
11- 4 Assumens centuriones et milites
25-10 Qui erat cum principe militum
-20 Quos tollens Nabuzardan princeps militum
-23 Quod cum audissent omnes duces militum
-26 Et principes militum venerunt in Ægyptum
1 *Par.* 12-14 Novissimus centum militibus præerat
18- 6 Et posuit milites in Damasco
2 *Par.* 17- 2 Constituitque militum numeros in cunctis urbibus Juda
-18 Centum octoginta millia expeditor. militum
25- 9 Quid ergo fiet de centum talentis, quæ dedi militibus Israël ?
2 *Esdr.* 2- 9 Miserat a. rex mecum principes militum
Job. 25- 3 Numquid est numerus militum ejus ?
Jerem. 39- 9 Transtulit Nabuzardan magister militum
-10 Dimisit Nabuzardan magister militum
-11 Præceperat..Nabuzardan magistro militum
52-25 Et scribam principem militum qui probabat tyrones
Nahum. 2- 7 Et miles captivus abductus est
1 *Mac.* 4-35 Abiit Antiochiam, et elegit milites
11- 3 Ponebat custodias militum in singulis civit.
2 *Mac.* 5-12 Jussit autem militibus interficere
12-37 Fugam Gorgiæ militibus incussit
14-39 Misit milites quingentos, ut eum comprehenderent
Matth. 8- 9 Habens sub me milites, et dico huic : Vade
27-27 Tunc milites præsidis suscipientes Jesum
28-12 Pecuniam copiosam dederunt militibus
Marc. 15-16 Milites a. duxerunt eum in atrium prætorii
Luc. 3-14 Interrogabant autem eum et milites
7- 8 Habens sub me milites, et dico huic : Vade
23-36 Illudebant autem ei et milites accedentes
Joan. 19- 2 Et milites plectentes coronam de spinis
-23 Milites ergo cum crucifixissent eum
Fecerunt quatuor partes : unicuique militi partem
-24 Et milites quidem hæc fecerunt
-32 Venerunt ergo milites : et primi quidem fregerunt crura
-34 Sed unus militum lancea latus ejus aperuit
Act. 10- 7 Vocavit.. et militem metuentem Dominum
12- 4 Tradens quatuor quaternionibus militum
- 6 Erat Petrus dormiens inter duos milites
-18 Erat non parva turbatio inter milites
21-32 Qui statim assumptis militibus
Qui cum vidissent tribunum et milites
-35 Contigit ut portaretur a militibus
23-10 Jussit milites descendere, et rapere eum
-23 Parate milites ducentos, ut eant usque Cæsaream
-31 Milites ergo secundum præceptum sibi
27-31 Dixit Paulus centurioni et militibus
-32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ
-42 Militum autem consilium fuit ut custodias occiderent
Act. 28-16 Permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite
2 *Tim.* 2- 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu

MILETUS.

Civitas maritima in Asia, non longe ab Epheso, et decem stadiis ab ostio Meandri amnis secreta.

Act. 20-15 Et sequenti die venimus Miletum
-17 A Mileto autem mittens Ephesum
2 *Tim.* 4-20 Trophimum autem reliqui infirmum Mileti

MILICHO.

Princeps familiæ sacerdotalis qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2*Esdr.*12-14 Milicho, Jonathan : Sebeniæ, Joseph

MILITARIS.

2 *Mac.* 8- 9 Adjuncto ei et Gorgia viro militari

MILITIA.

Deut. 17- 3 Et adorent eos... et omnem militiam cœli
1 *Reg.* 12- 9 In manu Sisaræ magistri militiæ Hasor
14-50 Et nomen principis militiæ ejus Abner
17-55 Ait ad Abner principem militiæ
26- 5 Abner filius Ner, princeps militiæ ejus
2 *Reg.* 10-16 Sobach autem, magister militiæ Adarezer, erat princeps
-18 Et Sobach principem militiæ percussit
19-13 Si non magister militiæ fueris coram me
3 *Reg.* 1-19 Vocavit... et Joab principem militiæ
2-32 Abner filium Ner principem militiæ Israël
11-15 Et ascendisset Joab princeps militiæ
-21 Et mortuum esse Joab principem militiæ
16-16 Amri, qui erat princeps militiæ super Israël
4 *Reg.* 4-13 Et vis ut loquar regi, sive principi militiæ ?
5- 1 Naaman princeps militiæ regis Syriæ
17-16 Et adoraverunt universam militiam cœli
21- 3 Et adoravit omnem militiam cœli
- 5 Et extruxit altaria universæ militiæ cœli
23- 4 Et in luco, et universæ militiæ cœli
- 5 Et duodecim signis, et omni militiæ cœli
25-11 Vulgus transtulit Nabuzardan princ. militiæ
-15 Quæ argentea, argentea, tulit princ. militiæ
-18 Tulit quoque princeps militiæ Saraiam
1 *Par.* 19-16 Sophach autem princeps militiæ Adarezer
20- 1 Congregavit Joab exercitum et robur militiæ
2 *Par.* 33- 3 Et adoravit omnem militiam cœli
Judith. 2- 4 Vocavit... Holofernem principem militiæ
5- 1 Nuntiatumque est Holoferni principi militiæ Assyriorum
- 3 Vel quis rex militiæ illorum
6- 4 Tuncque gladius militiæ meæ transiet per latera tua
7-17 Ut jam tradatis civitatem in manu militiæ Holofernis
13-19 Ecce caput Holofernis principis militiæ Ass.
Job. 7- 1 Militia est vita hominis super terram
Isai. 13- 4 Dominus exercituum præcepit militiæ belli
24-21 In die illa visitabit Do. super militiam cœli
34- 2 Et furor super universam militiam eorum
- 4 Et tabescet omnis militia cœlorum
Et omnis militia eorum defluet, sicut defluit folium
40-26 Qui educit in numero militiam eorum
45-12 Et omni militiæ eorum mandavi
Jerem. 8- 2 Et expandent ea ad solem, et lunam, et omnem militiam cœli, quæ dilexerunt
19-13 Sacrificaverunt omni militiæ cœli
39-13 Misit ergo Nabuzardan princeps militiæ
40- 1 Postquam dimissus est a Nabuzardan magistro militiæ de Rama
- 2 Tollens ergo princeps militiæ Jeremiam
- 5 Dedit quoque ei magister militiæ cibaria
41-10 Quos commendaverat Nabuzardan princeps militiæ
43- 6 Quam reliquerat Nabuzardan princeps militiæ
51- 3 Interficite omnem militiam ejus
52-12 Venit Nabuzardan princeps militiæ
-14 Qui erat cum magistro militiæ
-15 Transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-16 Reliquit Nabuzardan princeps militiæ vinitores
-19 Argentea, argentea, tulit magister militiæ
-24 Et tulit magister militiæ Saraiam sacerdot.
-26 Tulit a. eos Nabuzardan magister militiæ
Dan. 2-14 Tunc Daniel requisivit de lege atque sententia ab Arioch principe militiæ regis
Soph. 1- 5 Et eos qui adorant super tecta militiam cœli
1 *Mac.* 2-66 Sit vobis princeps militiæ, et ipse aget bell.
11-70 Judas fil. Calphi, princeps militiæ exercitus
Luc. 2-13 Cum Angelo multitudo militiæ cœlestis
Act. 7-42 Et tradidit eos servire militiæ cœli

2 *Cor.* 10- 4 Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt
1 *Tim.* 1-18 Ut milites in illis bonam militiam

MILITO.

Job. 6- 4 Et terrores Domini militant contra me
10-17 Et pœnæ militant in me
14-14 Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto
Isai. 29- 7 Et omnes qui militaverunt, et obsederunt
Zach. 9- 8 Qui militant mihi euntes et revertentes
1 *Cor.* 9- 7 Quis militat suis stipendiis unquam ?
2 *Cor.* 10- 3 Non secundum carnem militamus
1 *Tim.* 1-18 Ut milites in illis bonam militiam
2 *Tim.* 2- 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis
Jacob. 4- 1 Quæ militant in membris vestris
1 *Petr.* 2-11 Desideriis, quæ militant adversus animam

MILIUM.

Isai. 28-25 Et ponet... milium et viciam in finibus suis
Ezech. 4- 9 Et tu sume tibi... et lentem et milium

MILLE. *Subst. et adject.*

Gen. 20-16 Dixit : Ecce mille argenteos dedi fratri tuo
24-60 Soror nostra es, crescas in mille millia
Exod. 12-37 Sexcenta fere millia peditum virorum
20- 6 Et faciens misericordiam in millia his
32-28 Cecideruntque in die illa.. viginti tria millia
34- 7 Qui custodis misericordiam in millia
38-25 De sexcentis tribus millibus, et quingentis
-28 De mille autem septingentis et septuaginta quinque fecit capita columnarum
-29 Oblata sunt talenta septuaginta duo millia
Levit. 26- 8 Et centum de vobis decem millia
Num. 1-21 Quadraginta sex millia quingenti
-23 Quinquaginta novem millia trecenti
-25 Quadraginta quinque millia sexcenti
-27 Septuaginta quatuor millia sexcenti
-29 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
-31 Quinquaginta septem millia quadringenti
-33 Quadraginta millia quingenti
-35 Triginta duo millia ducenti
-37 Triginta quinque millia quadringenti
-39 Sexaginta duo millia septingenti
-41 Quadraginta millia et mille quingenti
-43 Quinquaginta tria millia quadringenti
-46 Sexcenta tria millia virorum quingenti
2- 4 Septuaginta quatuor millia sexcenti
- 6 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
- 8 Quinquaginta septem millia quadringenti
- 9 Centum octoginta sex millia quadringenti
-11 Quadraginta sex millia quingenti
-13 Quinquaginta novem millia trecenti
-15 Quadraginta quinque millia sexcenti
-16 Centum quinquaginta millia et mille quadringenti quinquaginta per turmas suas
-19 Quadraginta millia quingenti
-21 Triginta duo millia ducenti
-23 Triginta quinque millia quadringenti
-24 Centum octo millia centum per turmas suas
-26 Sexaginta duo millia septingenti
-28 Quadraginta millia et mille quingenti
-30 Quinquaginta tria millia quadringenti
-31 Centum quinquaginta septem millia
-32 Sexcenta tria millia quingenti quinquaginta
3-22 Septem millia quingenti
-28 Octo millia sexcenti habebunt excubias
-34 Sex millia ducenti
-39 Fuerunt viginti duo millia
-43 Viginti duo millia ducenti septuaginta tres
-50 Mille trecentorum sexaginta quinque
4-36 Inventi sunt duo millia septingenti quinq.
-40 Et inventi sunt duo millia sexcenti triginta
-44 Et inventi sunt tria millia ducenti
-48 Fuerunt simul octo millia quingenti octog.
7-85 Sicli duo millia quadringenti
11-21 Sexcenta millia peditum hujus populi sunt
16-49 Quatuordecim millia hominum et septing.
25- 9 Occisi sunt viginti quatuor millia hominum
26- 7 Quadraginta tria millia et septingenti
-14 Omnis numerus fuit viginti duo millia duc.
-18 Omnis numerus fuit quadraginta millia
-22 Omnis numerus fuit septuaginta sex millia
-25 Numerus fuit sexaginta quatuor millia trec.
-27 Numerus fuit sexaginta millia quingenti
-34 Quinquaginta duo millia septingenti
-37 Numerus fuit triginta duo millia quingenti
-41 Quadraginta quinque millia sexcenti
-43 Sexaginta quatuor millia quadringenti
-47 Quinquaginta tria millia quadringenti
-50 Quadraginta quinque millia quadringenti
-51 Qui recensiti sunt, sexcenta millia et mille
-62 Viginti tria millia generis masculini
31- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur
- 5 Id est, duodecim millia expeditorum
-32 Sexcenta septuaginta quinque millia
-33 Boum septuaginta duo millia

Num. 31-34 Asinorum sexaginta millia et mille
-35 Quæ non cognoverant viros, triginta duo millia
-36 Trecenta triginta septem millia quingentæ
-38 Et de bobus triginta sex millibus
-39 De asinis triginta millibus quingentis
-40 De animabus hominum sedecim millibus
-43 De ovibus trecentis triginta septem millibus
-44 Et de bobus triginta sex millibus
-45 Et de asinis triginta millibus quingentis
-46 Et de hominibus sedecim millibus
-52 Pondo sedecim millia, septingentos quinq.
35- 4 Mille passuum spatio tendentur
- 5 Contra Orientem duo millia erunt cubiti
Contra Meridiem similiter erunt duo millia
Deut. 1-11 Addat ad hunc numerum multa millia
5-10 Et faciens misericordiam in multa millia
7- 9 Qui custodiunt præcepta ejus in mille generationes
32-30 Quomodo persequatur unus mille, et duo fugent decem millia ?
33- 2 Apparuit de monte Pharan, et cum eo sanctorum millia
-17 Multitudines Ephraïm : et hæc millia Man.
Josue. 3- 4 Sitque inter vos et arcam spatium cubitorum duûm millium
4-13 Quadraginta pugnatorum millia per turmas
7- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant
- 4 Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum
8- 3 Triginta millia virorum fortium misit nocte
-12 Quinque autem millia viros elegerat
-25 Duodecim millia homin. omnes urbis Haï
23-10 Unus e vob. persequetur hostium mille viros
Judic. 1- 4 Percusserunt in Bezec decem millia virorum
3-29 Sed percusserunt circiter decem millia
4- 6 Tollesque tecum decem millia pugnatorum
-10 Ascendit cum decem millibus pugnatorum
-14 Et decem millia pugnatorum cum eo
5- 8 Si apparuerint in quadraginta millibus Israël
7- 3 Et reversi sunt de populo viginti duo millia
Et tantum decem millia remanserunt
8-10 Quindecim enim millia viri remanserant
Cæsis centum viginti millibus bellatorum
-26 Mille septingenti auri sicli, absque ornam.
9-49 Ut fumo et igne mille homines necarentur
12- 6 Et ceciderunt in illo tempore de Ephraïm quadraginta duo millia
15-11 Descenderunt ergo tria millia virorum
-15 Arripiens, interfecit in ea mille viros
-16 Delevi eos, et percussi mille viros
16- 5 Dabimus tibi singuli mille et centum argent.
-27 Circiter tria millia utriusq. sexus spectantes
17- 2 Mille et centum argenteos, quos separaveras tibi
20- 2 Quadringenta millia peditum pugnatorum
-10 Centum de mille, et mille de decem millibus
-15 Inventique sunt viginti quinque millia
-17 Inventa sunt quadringenta millia educentium gladios
-21 Occiderunt de filiis Israël die illo viginti duo millia virorum
-25 Ut dec. et octo millia viror... prosternerent
-34 Sed et alia dec. millia virorum de univ. Isr.
-35 Viginti quinque millia et centum viros
-44 Interfecti sunt, decem et octo millia virorum
-45 Occiderunt quinque millia virorum
Et interfecerunt etiam alia duo millia
-46 Et sic factum est, ut omnes qui ceciderant de Benjamin.. essent viginti quinq. millia
21-10 Miserunt itaque decem millia viros robustissimos
1 *Reg.* 4- 2 Et cæsa sunt.. quasi quatuor millia virorum
-10 Ceciderunt de Israël triginta millia peditum
6-19 Percussit... et quinquaginta millia plebis
11- 8 Fueruntque filiorum Israël trecenta millia
Virorum autem Juda triginta millia
13- 2 Et elegit sibi Saül tria millia de Israël
Et erant cum Saül duo millia in Machmas
Mille a. cum Jonatha in Gabaa Benjamin
- 5 Et Philisthiim congregati sunt... triginta millia curruum, et sex millia equitum
14-22 Et erant cum Saül quasi decem millia viror.
15- 4 Ducenta millia peditum, et decem millia virorum Juda
17- 5 Quinque millia siclorum æris erat
18- 7 Percussit Saül mille, et David decem millia
- 8 Dixitque : Dederunt David decem millia, et mihi mille dederunt
-13 Et fecit eum tribunum super mille viros
21-11 Percussit Saül mille, et David decem millia
23-23 Perscrutabor eum in cunctis millibus Juda
24- 3 Assumens ergo Saül tria millia electorum
25- 2 Erantque ei oves tria millia, et mille capræ
26- 2 Cum eo tria millia virorum de electis Israël
29- 2 Incedebant in centuriis et millibus

1 *Reg.* 29- 5 Dicentes : Percussit Saül in millibus suis, et David in decem millibus suis
2 *Reg.* 6- 1 Congregavit autem rursum David omnes electos ex Israel triginta millia
8- 4 Et captis David ex parte ejus mille septingentis equitibus et viginti millibus peditum
- 5 Percussit David de Syria viginti duo millia
-13 Cæsis decem et octo millibus
10- 6 Et conduxerunt... viginti millia peditum, et a rege Maacha mille viros, et ab Istob duodecim millia virorum
-18 Occidit... et quadraginta millia equitum
-19 Et fugerunt quinquaginta et octo millia
17- 1 Eligam mihi duodecim millia virorum
18- 3 Quia tu unus pro decem millibus computaris
- 7 Factaque est plaga magna in die illa, viginti millium
-12 Si appenderes in man. meis mille argenteos
19-17 Cum mille viris de Benjamin, et Siba puer
24- 9 Et inventa sunt de Israel octoginta millia
Et de Juda quingenta millia pugnatorum
-15 Et mortui sunt... septuaginta millia viror
3 *Reg.* 3- 4 Mille hostias in holocaustum obtulit Salom.
4-26 Et habebat Salomon quadraginta millia præsepia equorum currilium, et duodecim millia equestrium
-32 Locutus est quoque Salomon tria millia parabolas
Et fuerunt carmina ejus quinque et mille
5-11 Præbebat Hiram coros tritici viginti millia
-13 Et erat indictio triginta millia virorum
-14 Decem millia per menses singulos vicissim
-15 Fueruntque Salomoni septuaginta millia
Et octoginta millia latomorum in monte
-16 Numero trium millium et trecentorum
7-26 Duo millia batos capiebat
8-63 Mactavitque Salomon... boum viginti duo millia, et ovium centum viginti millia
10-26 Et facti sunt ei mille quadringenti currus, et duodecim millia equitum
12-21 Centum octoginta millia electorum virorum
19-18 Et derelinquam mihi in Israël septem millia
20-15 Et recensuit... o. filios Israël, septem millia
-29 Percusseruntque filii Israël de Syris centum millia peditum in die una
-30 Et cecidit murus super viginti septem millia hominum
4 *Reg.* 3- 4 Et solvebat regi Israël centum millia agnor.
Et centum millia arietum cum velleribus
5- 5 Et tulisset secum decem talenta argenti, et sex millia aureos
13- 7 Et decem currus, et decem millia peditum
14- 7 Ipse percussit Edom... decem millia
15-19 Et dabat Manahem Phul mille talenta argenti
18-23 Et dabo vobis duo millia equorum
19-35 Et percussit in castris Assyriorum centum octoginta quinque millia
24-14 Et transtulit... decem millia in captivitatem
-16 Et omnes viros robustos, septem millia, et artifices et clusores mille
1 *Par.* 5-18 Eruditiq. ad prælia quadrag. quatuor millia
-21 Ceperuntque... camelorum quinquaginta millia, et ovium ducenta quinquaginta millia, et asinos duo millia, et animas hominum centum millia
7- 2 In diebus David viginti duo millia sexcenti
- 4 Viri fortissimi, triginta sex millia
- 5 Octoginta septem millia numerati sunt
- 7 Viginti duo millia et triginta quatuor
- 9 Ad bella fortissimi, viginti millia et ducenti
-11 Viri fortissimi, decem et septem millia et ducenti
-40 Quæ apta esset ad bellum, viginti sex millia
9-13 Mille septingenti sexag. fortissimi robore
12-14 Novissimus centum militibus præerat, et maximus, mille
-24 Sex millia octingenti expediti ad prælium
-25 Ad pugnandum, septem millia centum
-26 De filiis Levi, quatuor millia sexcenti
-27 Et cum eo tria millia septingenti
-29 De filiis a. Benjamin fratribus Saül tria millia
-30 Porro de filiis Ephr. viginti millia octingenti
-31 Ex dimidia tribu Manasse, decem et octo millia
-33 Quinquaginta millia venerunt in auxilium
-34 Et de Nephthali, principes mille : et cum eis instructi clypeo et hasta, triginta et septem millia
-35 Præparati ad prælium, viginti octo millia
-36 Et in acie provocantes, quadraginta millia
-37 Instructi armis bellicis, centum viginti millia
16-15 Sermonis, quem præcepit in mille generationes

1 *Par.* 18- 4 Cepit ergo David mille quadrigaś, et septem millia equitum, ac viginti millia virorum peditum
- 5 Percussit David viginti duo millia virorum
-12 In valle Salinarum, decem et octo millia
19- 6 Miserunt mille talenta argenti, ut conducerent
- 7 Conduxeruntq. triginta duo millia curruum
-18 Et interfecit David de Syris septem millia curruum, et quadraginta millia peditum
21- 5 Et inventus est omnis numerus Israël, mille millia et centum millia virorum
Quadringenta septuaginta millia bellatorum
-14 Et ceciderunt deIsr. septuaginta millia viror.
22-14 Præparavi... auri talenta centum millia, et argenti mille millia talentorum
23- 3 Et inventa sunt triginta octo millia virorum
- 4 Ex his electi sunt... viginti quatuor millia: præpositorum a. et judicum sex millia
- 5 Porro quatuor millia janitores
26-30 Mille septingenti præerant Isr. trans Jord.
-32 Duo millia septingenti principes familiarum
27- 1 Viginti quatuor millibus singuli præerant
- 2 Præerat... et sub eo viginti quatuor millia
- 4 Regebat partem exercitus viginti quatuor millium
- 5 Et in divisione sua viginti quatuor millia
- 7 Quartus, mense quarto, Asahel
- 8 Quintus, mense quinto, princeps Samaoth
- 9 Sextus, mense sexto, Hira
-10 Septimus, mense septimo, Helles
-11 Octavus, mense octavo, Sobochaï
-12 Nonus, mense nono, Abiezer
-13 Decimus, mense decimo, Maraï
-14 Undecimus, mense undecimo, Banaias
-15 Duodecimus, mense duodecimo, Holdaï

(in turma ejus viginti quatuor millia)

29- 4 Tria millia talenta auri de auro Ophir
Et septem millia talentorum argenti
- 7 Dederuntque.. auri talenta quinque millia, et solidos decem millia: argenti talenta decem millia, et æris talenta decem et octo millia: ferri quoque centum millia talentorum
-21 Obtulerunt... tauros mille, arietes mille, agnos mille, cum libaminibus suis

2 *Par.* 1- 6 Obtulit in eo mille hostias
-14 Facti sunt ei mille quadringenti currus
Et duodecim millia equitum
2- 2 Numeravit septuaginta millia virorum
Octoginta millia qui cæderent lapides
Præpositosque eorum tria millia sexcentos
-10 Dabo in cibaria tritici coros viginti millia
Et vini viginti millia metretas
Olei quoque sata viginti millia
-17 Inventi sunt centum quinquaginta millia, et tria millia sexcenti
-18 Fecitque ex eis septuaginta millia, qui humeris onera portarent
Et octoginta millia, qui lapides... cæderent
Tria autem millia et sexcentos præpositos
4- 5 Capiebatque tria millia metretas
7- 5 Mactavit.. boum viginti duo millia, arietum centum viginti millia
9-25 Habuit quoq...quadraginta millia equorum
Et curruum equitumque duodecim millia
11- 1 Centum octoginta millia electorum
12- 3 Cum mille ducentis curribus, et sexaginta millibus equitum
13- 3 Et electorum quadringenta millia
Instruxit econtra aciem octingenta millia
-17 Corruerunt... quingenta millia virorum
14- 8 Habuit autem... de Juda trecenta millia
De Benjamin... ducenta octoginta millia
- 9 Decies centena millia, et curribus trecentis
15-11 Immolaverunt... et arietes septem millia
17-11 Arietum septem millia septingenta
-14 Et cum eo robustissimi viri trecenta millia
-15 Et cum eo ducenta octoginta millia
-16 Et cum eo ducenta millia virorum fortium
-17 Tenentium arcum et clypeum ducenta millia
-18 Centum octoginta millia expeditorum
25- 5 Invenitque trecenta millia juvenum
- 6 Conduxit de Israël centum millia robustor.
-11 Percussitque filios Seïr decem millia
-12 Alia decem millia virorum ceperunt
-13 Interfectis tribus millibus, diripuit prædam
26-12 Numerus principum... duorum millium sexcentorum
-13 Trecentorum et septem millium quingent.
27- 5 Dederuntq. ei.. et decem millia coros tritici
28- 6 Occiditque.. de Juda centum viginti millia
- 8 De fratribus suis ducenta millia mulierum

2 *Par.* 29-33 Sanctificaveruntque Domino boves sexcentos et oves tria millia
30-24 Præbuerat multitudini mille tauros, et septem millia ovium: principes vero dederant populo tauros mille, et oves decem millia
35- 7 Dedit... et reliqui pecoris triginta millia, boum quoque tria millia
- 8 Pecora commixtim duo millia sexcenta
- 9 Quinq. millia pecorum, et boves quingentos
1 *Esdr.* 1- 9 Phialæ argenteæ mille, cultri viginti novem
-10 Scyphi..quadringenti decem, vasa alia mille
-11 Vasa... quinque millia quadringenta
2- 3 Filii Pharos duo millia centum septuaginta
- 6 Duo millia octingenti duodecim
- 7 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-12 Filii Azgad mille ducenti viginti duo
-14 Filii Beguaï duo millia quinquaginta sex
-31 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-35 Filii Senaa tria millia sexcenti triginta
-37 Filii Emmer mille quinquaginta duo
-38 Filii Pheshur mille ducenti quadraginta
-39 Filii Harim mille decem et septem
-64 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-65 Erant septem millia trecenti triginta septem
-67 Asini eorum sex millia septingenti viginti
-69 Dederunt... auri solidos sexaginta et millia et mille, argenti mnas quinque millia
2 *Esdr.* 3-13 Et mille cubitos in muro usque ad portam
7-12 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta quat.
-34 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-38 Filii Senaa tria millia nongenti triginta
-40 Filii Emmer mille quinquaginta duo
-41 Mille ducenti quadraginta septem
-42 Filii Arem mille decem et septem
-66 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-69 Asini sex millia septingenti viginti
-70 Dedit in thesaurum auri drachmas mille
-71 Dederunt... auri drachmas viginti millia
Et argenti mnas duo millia ducentas
-72 Dedit... auri drachmas viginti millia
Et argenti mnas duo millia
Judith. 2- 7 Centum viginti millia peditum pugnatorum
Et equitum sagittariorum duodecim millia
7- 2 Pedites bellatorum centum viginti millia
Et equites viginti duo millia
Esth. 3- 9 Et decem millia talentorum appendam
9-16 Septuaginta quinque millia occisorum
Job. 1- 3 Et fuit possessio ejus septem millia ovium, et tria millia camelorum
9- 3 Non poterit ei respondere unum pro mille
33-23 Pro eo Angelus loquens, unus de millibus
42-12 Et facta sunt ei quatuordecim millia ovium, et sex millia camelorum, et mille juga boum, et mille asinæ
Psal. 3- 7 Non timebo millia populi circumdantis me
59- 2 Et percussit... duodecim millia
67-18 Currus Dei decem millibus multiplex, millia lætantium
83-11 In atriis tuis super millia
89- 4 Mille anni ante oculos tuos tanquam dies
90- 7 Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis
104- 8 Quod mandavit in mille generationes
118-72 Lex oris tui super millia auri et argenti
Eccle. 6- 6 Etiam si duobus millibus annis vixerit
7-29 Virum de mille unum reperi
Cant. 4- 4 Mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium
5-10 Candidus et rubicundus, electus ex millibus
8-11 Vir affert pro fructu ejus mille argenteos
-12 Mille tui pacifici, et ducenti
Eccli. 6- 6 Et consiliarius sit tibi unus de mille
16- 3 Melior est enim unus timens Deum quam mille filii impii
-11 Et sicut sexcenta millia peditum
39-15 Nomen derelinquet plus quam mille
41- 6 Sive decem, sive centum, sive mille anni
-15 Magis permanebit tibi quam mille thesauri
46-10 Liberati sunt a numero sexcentor. millium
47- 7 Sic in decem millibus glorificavit eum
Isai. 7-23 Omnis locus ubi fuerint mille vites mille argenteis, in spinas et in vepres erunt
30-17 Mille homines a facie terroris unius
36- 8 Et dabo tibi duo millia equorum
37-36 Percussit.. centum octoginta quinque millia
60-22 Minimus erit in mille et parvulus in gentem
Jerem. 32-18 Qui facis misericordiam in millibus
52-28 Judæos tria millia et viginti tres
-30 Omnes ergo animæ quatuor millia sexcentæ
Ezech 45- 1 Longitudine viginti quinque millia, et latitudine decem millia
- 3 Mensurabis longitudinem viginti quinque millium, et latitudinem decem millium
- 5 Viginti quinque autem millia longitudinis

Ezech. 45- 5 Et decem millia latitudinis erunt Levitis
- 6 Dabitis quinque millia latitudinis
Et longitudinis viginti quinque millia
47- 3 Et mensus est mille cubitos
- 4 Rursumque mensus est mille
- 5 Mensus est mille, et traduxit me per aquam
48- 8 Viginti quinque millibus latitudinis
- 9 Longitudo viginti quinque millibus, et latitudo decem millibus
-10 Ad Aquilonem longitudinis viginti quinque millia, et ad mare latitudinis decem millia, sed et ad Orientem latitudinis decem millia, et ad meridiem longitudinis viginti quinque millia
-13 Levitis...viginti quinque millia longitudinis, et latitudinis decem millia. Omnis longitudo viginti et quinque millium, et latitudo decem millium
-15 Quinque millia autem, quæ supersunt in latitudine per viginti quinque millia
-16 Ad plagam Septentrionalem quingenta et quatuor millia
-18 Decem millia in Orientem, et decem millia in Occidentem
-20 Omnes primitiæ viginti quinque millium
Per viginti quinque millia in quadrum
-21 E regione viginti quinque millium
-30 Quingentos et quatuor millia mensurabis
-32 Ad plagam Orientalem quingentos et quatuor millia
-33 Quingentos et quatuor millia metieris
-34 Ad plagam Occidentalem quingentos et quatuor millia
-35 Per circuitum decem et octo millia
Dan. 3-40 Et sicut in millibus agnorum pinguium
5- 1 Fecit... convivium optimatibus suis mille
7-10 Millia millium ministrabant ei
Decies millies centena millia assistebant ei
8-14 Dies duo millia trecenti
11-12 Et dejiciet multa millia, sed non prævalebit
12-11 Dies mille ducenti nonaginta
-12 Usque ad dies mille trecentos triginta
Amos. 5- 3 Urbs de qua egrediebantur mille
Jonæ. 4-11 Plus quam centum viginti millia hominum
Mich. 5- 2 Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda
6- 7 Numquid placari potest Dominus in millibus arietum, aut in multis millibus hircorum
1 *Mac.* 2-38 Mortui sunt... usq. ad mille animas homin.
3-39 Et misit cum eis quadraginta millia virorum, et septem millia equitum
4- 1 Et assumpsit Gorgias quinque millia virorum, et mille equites electos
- 6 Cum tribus millibus virorum tantum
-15 Et ceciderunt ex illis usq. ad tria millia viror.
-28 Congregavit Lysias virorum electorum sexaginta millia, et equitum quinque millia
-29 Et occurrit illis Judas cum decem millibus viris
-34 Et ceciderunt de exercitu Lysiæ quinque millia virorum
5-13 Et peremerunt illic fere mille viros
-20 Et partiti sunt Simoni viri tria millia
Judæ autem octo millia in Galaaditim
-22 Et ceciderunt de gentibus fere tria millia virorum
-34 Et ceciderunt... fere octo millia virorum
-60 Et ceciderunt illo die de populo Israël ad duo millia viri
6-30 Et erat numerus exercitus ejus, centum millia peditum, et viginti millia equitum
-35 Et astiterunt singulis elephantis mille viri
7-32 Et ceciderunt de Nicanoris exercitu fere quinque millia viri
-40 Applicuit in Adarsa cum tribus millibus viris
-41 Percussit ex eis centum octoginta quinque millia
9- 4 Surrexerunt, et abierunt in Beream viginti millia virorum, et duo millia equitum
- 5 Et tria millia viri electi cum eo
-49 Et ceciderunt de parte Bacchidis die illa mille viri
10-36 Et ascribantur... ad triginta millia virorum
-40 Do sing. annis quindecim millia siclorum
-42 Et super hæc quinq. millia siclorum argenti
-74 Et elegit decem millia virorum
-77 Apollonius, et admovit tria millia equitum
-79 Et reliquit Apollonius in castris mille equites
-85 Qui succensi sunt, fere octo millia virorum
11-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum
-45 Convenerunt... centum viginti millia viror.
-48 Occiderunt in illa die centum millia homin.
-74 Et ceciderunt de alienigenis in die illa tria millia virorum
12-41 Cum quadraginta millibus virorum elector.

1 Mac. 12-47 Retinuit autem secum tria millia virorum
Ex quibus remisit in Galilæam duo millia
Mille autem venerunt cum eo
14-24 Habentem clypeum aureum magnum, pondo mnarum mille
15-13 Cum centum viginti millibus virorum belligeratorum, et octo millibus equitum
-18 Attulerunt autem et clypeum aureum mnarum mille
-26 Et misit ad eum Simon duo millia virorum
16- 4 Et elegit de regione viginti millia virorum
-10 Et ceciderunt ex illis duo millia virorum
2 Mac. 4-40 Lysimachus armatis fere tribus millibus
5- 5 Assumptis Jason non minus mille viris
-14 Erant autem toto triduo octoginta millia interfecti, quadraginta millia vincti
-21 Igitur Antiochus mille et octingentis ablatis
-24 Cum exercitu viginti et duobus millibus
8- 1 Assumentes, eduxerunt ad se sex millia
- 9 Armatis non minus viginti millibus
-10 Duo millia talentorum de captivitate Judæorum suppleret
-16 Convocatis a. Machabæus septem millibus
-19 Centum octoginta quinque millia perierunt
-20 Ipsi sex millia soli peremerunt centum viginti millia
-24 Interfecerunt super novem millia hominum
-30 Super viginti millia interfecerunt
-34 Nicanor,qui mille negotiantes ad Judæorum venditionem adduxerat
10-17 Non minus viginti millibus trucidaverunt
-20 Et septuaginta millibus didrachmis acceptis
-23 Plus quam viginti millia peremit
-31 Interfecti sunt a. viginti millia quingenti
11- 2 Congregatis octoginta millibus, et equitatu
- 4 Et in millibus equitum... confidebat
-11 Prostraverunt ex eis undecim millia peditum, et equitum mille sexcentos
12-10 Commiserunt cum eo Arabes quinque millia
-19 Peremerunt a Timotheo relictos in præsidio, decem millia viros
-20 Machabæus ordinatis circum se sex millibus
Habentem secum centum viginti millia peditum, equitumque duo millia quingentos
-23 Et prostravit ex eis triginta millia virorum
-26 Interfectis viginti quinque millibus
-33 Exivit autem cum peditibus tribus millibus
-43 Duodecim millia drachmas argenti misit
13- 2 Habentem peditum centum decem millia, et equitum quinque millia
-15 In castris interfecit viros quatuor millia
15-22 Et interfecisti de castris Sennacherib centum octoginta quinque millia
-27 Prostraverunt non minus triginta quinque millia
Matth. 5-41 Et quicumque te angariaverit mille passus
14-21 Fuit numerus, quinque millia virorum
15-38 Quatuor millia hominum, extra parvulos
16- 9 Neque recordamini quinque panum in quinque millia hominum
-10 Neque septem panum in quatuor millia hominum
18-24 Unus, qui debebat ei decem millia talenta
Marc. 5-13 Grex præcipitatus est in mare ad duo millia
6-44 Erant autem qui manducaverunt quinque millia virorum
8- 9 Erant autem qui manducaverant, quasi quatuor millia
-19 Quando quinq. panes fregi in quinque millia
-20 Quando et septem panes in quatuor millia
Luc. 9-14 Erant autem fere viri quinque millia
14-31 Si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se
Joan. 6-10 Discubuerunt ergo viri, numero quasi quinque millia
Act. 2-41 Et appositæ sunt... animæ circiter tria millia
4- 4 Et factus est numerus virorum quinq. millia
19-19 Invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium
21-20 Vides, frater, quot millia sunt in Judæis
-38 Et eduxisti in desertum quatuor millia virorum
Rom. 11- 4 Reliqui mihi septem millia virorum
1 Cor. 4-15 Nam si decem millia pædagogorum habeatis
10- 8 Et ceciderunt una die viginti tria millia
14-19 Quam decem millia verborum in lingua
Hebr. 12-22 Multorum millium Angelorum frequentiam
2 Petr. 3- 8 Quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus
Judæ. -14 Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis
Apoc. 5-11 Et erat numerus eorum millia millium
7- 4 Centum quadraginta quatuor millia signati
- 5 Ex tribu Juda duodecim millia signati
Ex tribu Ruben duodecim millia signati
Ex tribu Gad duodecim millia signati

Apoc. 7- 6 Ex tribu Aser duodecim millia signati
Ex tribu Nephthali duodecim millia signati
Ex tribu Manasse duodecim millia signati
- 7 Ex tribu Simeon duodecim millia signati
Ex tribu Levi duodecim millia signati
Ex tribu Issachar duodecim millia signati
- 8 Ex tribu Zabulon duodecim millia signati
Ex tribu Joseph duodecim millia signati
Ex tribu Benjamin duodecim millia signati
9-16 Et numerus equestris exercitus vicies millies dena millia
11- 3 Prophetabunt diebus mille ducentis sexag.
-13 Et occisa sunt in terræ motu nomina hominum septem millia
12- 6 Ut ibi pascant eam diebus mille ducentis
14- 1 Cum eo centum quadraginta quatuor millia
- 3 Nisi illa centum quadraginta quatuor millia
-20 Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sexcenta
20- 2 Et ligavit eum per annos mille
- 3 Donec consummentur mille anni
- 4 Et regnaverunt cum Christo mille annis
- 5 Donec consummentur mille anni
- 6 Et regnabunt cum illo mille annis
- 7 Et cum consummati fuerint mille anni
21-16 Et mensus est civitatem de arundine aurea per stadia duodecim millia

MILLENI.

Num. 31- 5 Dederuntque millenos de singulis tribubus
2 Reg. 18- 4 Populus per turmas suas, centeni et milleni
1 Esdr. 8-27 Et crateres... qui habebant solidos millenos
2 Mac. 8-22 Subjectis unicuique millenis et quingentenis

MILLIES.

Dan. 7-10 Et decies millies centena millia assistebant ei
Apoc. 9-16 Et numerus equestris exercitus vicies millies dena millia

MILVUS.

Levit. 11-14 Et milvum ac vulturem juxta genus suum
Deut. 14-13 Et vulturem ac milvum juxta genus suum
Isai. 34-15 Illuc congregati sunt milvi, alter ad alterum
Jerem. 8- 7 Milvus in cœlo cognovit tempus suum
Zach. 5- 9 Et habebant alas quasi alas milvi

MINA. *Vid.* MNA.

MINÆ.

Eccli. 22-30 Maledicta, et contumeliæ, et minæ
Act. 4-29 Et nunc, Domine, respice in minas eorum
9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum
Ephes. 6- 9 Eadem facite illis, remittentes minas

MINGENS.

1 Reg. 25-22 Usque mane, mingentem ad parietem
-34 Usque ad lucem matutinam, mingens ad parietem
3 Reg. 14-10 Percutiam de Jeroboam mingentem ad parietem
16-11 Et non dereliquit ex ea mingentem ad pariet.
21-21 Interficiam de Achab mingentem ad parietem
4 Reg. 9- 8 Interficiam de Achab mingentem ad parietem

MINIME.

Gen. 19- 2 Qui dixerunt : Minime, sed in platea manebimus
35-22 Et dormivit cum Bala concubina patris sui : quod illum minime latuit
1 Reg. 6- 9 Sin autem, minime : sciemus quia nequaq.
9- 4 Et per terram Jemini, et minime repererunt
3 Reg. 18-10 Eo quod minime reperireris
Tobiæ. 10- 3 Eo quod die statuto minime reverteretur fil.
2 Mac. 14- 8 Univ. genus nostrum non minime vexatur
Act. 20-12 Et consolati sunt non minime

MINIMUS. *Vid.* MINOR.

MINISTER.

Gen. 41-37 Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus
42-25 Jussit ministris ut implerent eorum saccos tritico
Exod. 24-13 Surrexerunt Moyses et Josuë minister ejus
33-11 Minister ejus Josuë filius Nun
Num. 8-26 Eruntq. ministri fratrum suorum in tabern.
11-28 Statim Josuë filius Nun, minister Moysi
Deut. 1-38 Sed Josuë filius Nun, minister tuus
Josue. 1- 1 Ad Josuë filium Nun, ministrum Moysi
7-22 Misit ergo Josuë ministros, qui currentes
10-23 Feceruntq. ministri ut sibi fuerat imperatum
1 Reg. 2-11 Puer a. erat minister in conspectu Domini
2 Reg. 13-18 Ejecit itaque eam minister illius foras

3 Reg. 9-22 Sed erant viri bellatores, et ministri ejus
4 Reg. 4-43 Responditque ei minister ejus
6-15 Consurgens autem diluculo minister viri Dei
2 Par. 9- 4 Et officia ministrorum ejus, et vestimenta
1 Esdr. 7-24 Nathinæis, et ministris domus Dei hujus
8-17 Ut adducerent nobis ministros Dei nostri
2 Esdr. 5-15 Sed et ministri eor. depresserunt populum
10-39 Et ibi erunt... et janitores et ministri
Esth. 2- 2 Dixeruntque pueri regis ac ministri ejus
4- 5 Eunucho, quem rex ministrum ei dederat
6- 3 Dixerunt ei servi illius ac ministri
15-19 Et omnes ministri ejus consolabantur eam
Psal. 102-21 Ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus
103- 4 Qui facis..et ministros tuos, ignem urentem
Prov. 14-35 Acceptus est regi minister intelligens
29-12 Omnes ministros habet impios
Sap. 6- 5 Quoniam cum essetis ministri regni illius
Eccli. 7-32 Et ministros ejus ne derelinquas
10- 2 Secund. judicem populi, sic et ministri ejus
Isai. 61- 6 Ministri Dei nostri, dicetur vobis
Jerem. 33-21 Et Levitæ et sacerdotes ministri mei
-22 Sic multiplicabo.. et Levitas m nistros meos
Ezech. 44-11 Janitores portarum domus,et ministri dom.
45- 4 Sanctificatum de terra erit sacerdotibus ministris sanctuarii
46-24 In qua coquent ministri domus Do. victim.
Dan. 3-46 Et non cessabant qui miserant eos ministri regis succendere fornacem
Joel. 1- 9 Luxerunt sacerdotes ministri Domini
-13 Ululate, ministri altaris : ingredimini, cubate in sacco, ministri Dei mei
2-17 Plorabunt sacerdotes ministri Domini
Matth. 5-25 Ne forte... et judex tradat te ministro
20-26 Sed quicumque voluerit inter vos major fieri, sit vester minister
22-13 Tunc dixit rex ministris : Ligatis manibus
23-11 Qui major est vestrum, erit minister vester
26-58 Et ingressus intro, sedebat cum ministris
Marc. 9-34 Erit omnium novissim. et omnium minister
10-43 Quicumque voluerit fieri major, erit vester minister
14-54 Et sedebat cum ministris ad ignem
-65 Prophetiza:et ministri alapis eum cædebant
Luc. 1- 2 Viderunt, et ministri fuerunt sermonis
4-20 Et cum plicuisset librum, reddidit ministro
Joan. 2- 5 Dicit mater ejus ministris
- 9 Ministri a. sciebant, qui hauserant aquam
7-32 Et miserunt principes et Pharisæi ministros
-45 Venerunt ergo ministri ad pontifices
-46 Responderunt ministri : Nunquam sic locutus est homo, sicut hic homo
12-26 Et ubi sum ego, illic et minister meus erit
18- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem, et a pontificibus et Pharisæis ministros
-12 Et ministri Judæorum comprehenderunt Jesum
-18 Stabant autem servi et ministri ad prunas
-22 Unus assistens ministrorum dedit alapam Jesu
-36 Ministri mei utique decertarent ut non traderer Judæis
19- 6 Cum ergo vidissent eum pontif. et ministri
Act. 5-22 Cum autem venissent ministri
-26 Tunc abiit magistratus cum ministris
26-16 Ut constituam te ministrum, et testem eor.
Rom. 13- 4 Dei enim minister est tibi in bonum
- 6 Ministri e. Dei sunt, in hoc ipsum servientes
15- 8 Dico e. Christum Jesum ministrum fuisse
-16 Ut sim minister Christi Jesu in gentibus
1 Cor. 3- 5 Ministri ejus, cui credidistis, et unicuique
4- 1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi
2 Cor. 3- 6 Qui et idoneos nos fecit ministros novi Testamenti
6- 4 Exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros
11-15 Non est ergo magnum, si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiæ
-23 Ministri Christi sunt(ut minus sapiens dico)
Galat. 2-17 Numquid Christus peccati minister est? Absit
Ephes. 3- 7 Cujus factus sum minister secundum donum
6-21 Charissimus frater, et fidelis minister in Do.
Philip. 2-25 Ministrum necessitatis meæ mittere ad vos
Colos. 1- 7 Qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu
-23 Cujus factus sum ego Paulus minister
-25 Cujus factus sum ego minister
4- 7 Et fidelis minister, et conservus in Domino
1 Thes. 3- 2 Et misimus Timotheum fratrem nostrum et ministrum Dei in Evangelio
1 Tim. 4- 6 Bonus eris minister Christi Jesu
Hebr. 1- 7 Qui facit... et ministros suos flammam ignis
8- 2 Sanctorum minister, et tabernaculi veri

MINISTERIUM.

Gen. 40-13 Post quos recordabitur Pharao ministerii tui
44-33 Manebo itaque servus tuus pro puero in ministerio domini mei

Exod. 28-35 Et vestietur ea Aaron in officio ministerii
31-10 Vestes sanctas in ministerio Aaron sacerdoti
35-19 Quorum usus est in ministerio sanctuarii
39-24 Pontifex quando ministerio fungebatur
-40 Quæ in ministerium tabernaculi... jussa sunt fieri
Levit. 21-18 Nec accedet ad ministerium ejus
Num. 1-50 Et erunt in ministerio, ac per gyrum tabern.
3- 8 Servientes in ministerio ejus
4-14 Omnia vasa, quibus in ministerio ej. utuntur
-26 Omnia quæ ad altare pertinent, funiculos et vasa ministerii
-30 Qui ingrediuntur ad officium ministerii sui
-33 Hoc est... ministerium in tabernac. fœderis
-35 Omnes qui ingrediuntur ad ministerium
-47 Ingredientes ad ministerium tabernaculi
7- 5 Ut serviant in ministerio tabernaculi, et trades ea Levitis juxta ordinem ministerii
8-11 Ut serviant in ministerio ejus
18- 5 Excubate... et in ministerio altaris
- 6 Ut serviant in ministeriis tabernaculi ejus
-21 Pro ministerio quo serviunt mihi in tabern.
-31 Quia pretium est pro ministerio, quo servitis
Deut. 4-19 Quæ creavit Do. Deus tuus in ministerium
10- 8 Et staret coram eo in ministerio
Josue. 9-27 Decrevitq. in illo die eos esse in ministerio
1 Par. 6-32 Stabant autem juxta ordinem suum in ministerio
-48 Qui ordinati sunt in cunctum ministerium
9-13 Ad faciendum opus ministerii in domo Dei
-19 Hi sunt Coritæ super opera ministerii, custodes
-28 De horum genere erant, et super vasa ministerii
-33 Ut... jugiter suo ministerio deservirent
23- 4 Et distributi in ministerium domus Domini
-24 Qui faciebant opera ministerii domus Dom.
-28 Et in universis operibus ministerii templi
24- 3 Secundum vices suas et ministerium
-19 Hæ vices eorum secundum ministeria sua
25- 1 Segregaverunt in ministerium filios Asaph
- 6 In ministeria domus Domini juxta regem
26-30 In cunctis oper. Do. et in ministerium regis
-32 In omne ministerium Dei et regis
28-13 Et in universa vasa ministerii templi Dom.
-14 Aurum in pondere per singula vasa ministerii
-20 Donec perficias omne opus ministerii domus
-21 In omne ministerium domus Dom. assistunt
2 Par. 5-11 Et ministeriorum ordo inter eos divisus erat
8-14 Et constituit... officia sacerdotum in ministeriis suis
24-14 De qua facta sunt vasa templi in ministerium
26-18 Qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium
29-36 Quod ministerium Domini esset expletum
31-16 Per singulos dies conducebat in ministerio
-21 In universa cultura ministerii domus Dom.
35-10 Præparatumq. est ministerium, et steterunt
-15 Nec puncto quidem discederent a ministerio
1 Esdr. 7-19 Quæ dantur tibi in ministerium domus Dei
8-20 Quos dederat David.. ad ministeria Levitar.
2 Esdr. 11-22 Cantores in ministerio domus Dei
13-30 Et constitui... unumquemque in ministerio
Esth. 7- 9 De eunuchis, qui stabant in ministerio regis
Eccle. 2- 8 Et urceos in ministerio ad vina fundenda
Isai. 22-19 Et de ministerio tuo deponam te
Jerem. 52-18 Vasa ærea quæ in ministerio fuerant, tulerunt
Ezech. 27- 9 Ad ministerium variæ supellectilis tuæ
40-46 Qui excubant ad ministerium altaris
44-14 Dabo eos janitores domus in omni ministerio
45- 4 Qui accedunt ad ministerium Domini
1 Mac. 10-42 Et hæc ad sacerdotes pertineant, qui ministerio funguntur
11-58 Et misit illi vasa aurea in ministerium
2 Mac. 3- 3 Ad ministerium sacrificiorum pertinentes
Luc. 10-40 Satagebat circa frequens ministerium
Act. 1-17 Et sortitus est sortem ministerii hujus
-25 Accipere locum ministerii hujus
6- 1 Eo quod despicerentur in ministerio quotidiano
- 4 Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus
11-29 Proposuerunt singuli in ministerium mittere
12-25 Reversi sunt ab Jerosolymis expleto ministerio
13- 5 Habebant autem et Joannem in ministerio
20-24 Dummodo consummem... et ministerium verbi
21-19 Narrabat per singula, quæ Deus fecisset in gentibus per ministerium ipsius
Rom. 11-13 Apostolus, ministerium meum honorificabo
12- 7 Sive ministerium in ministrando
Rom. 16- 1 Commendo a. vobis Phœben sororem nostram, quæ est in ministerio Ecclesiæ
1 Cor. 16-15 In ministerium sanctorum ordinaver. seips.
2 Cor. 3- 9 Multo magis abundat ministerium justitiæ
5-18 Et dedit nobis ministerium reconciliationis
6- 3 Ut non vituperetur ministerium nostrum
8- 4 Obsecrantes nos... et communicationem ministerii
9- 1 Nam de ministerio, quod fit in sanctos
-12 Ministerium hujus officii non solum supplet
-13 Per probationem ministerii hujus
11- 8 Accipiens stipendium ad ministerium vestrum
Ephes. 4-12 In opus ministerii in ædificationem corporis
Colos. 4-17 Vide ministerium quod accepisti in Dom.
1 Tim. 1-12 Fidelem me existimavit, ponens in ministerio
2 Tim. 4- 5 Opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple
-11 Est enim mihi utilis in ministerium
Hebr. 1-14 In ministerium missi propter eos
8- 6 Nunc autem melius sortitus est ministerium
9-21 Vasa ministerii sanguine similiter aspersit
Apoc. 2-19 Novi... et ministerium et patientiam tuam

MINISTRATIO.

1 Cor. 12- 5 Et divisiones ministrationum sunt
2 Cor. 3- 7 Si ministratio mortis litteris deformata
- 8 Quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria?
- 9 Nam si ministratio damnationis gloria est

MINISTRATOR.

Luc. 22-26 Et qui præcessor est, sicut ministrator

MINISTRO.

Gen. 37- 8 Invidiæ et odii fomitem ministravit
39- 4 Ministrabat ei, a quo præpositus omnibus
40- 4 Tradidit eos Joseph, qui et ministrabat eis
Exod. 28- 3 In quibus sanctificatus ministret mihi
-43 Ad altare ut ministrent in sanctuario
29-30 Ut ministret in sanctuario
39- 1 Aaron quando ministrabat in sanctis
40-13 Indues sanctis vestibus ut ministrent mihi
Num. 3- 6 In conspectu Aaron sacerdotis ut ministrent
-10 Externus, qui ad ministrandum accesserit, morietur
-31 Vasa sanctuarii in quibus ministratur
4- 3 Ut stent et ministrent in tabernaculo
-12 Vasa, quibus ministratur in sanctuario
-23 Et ministrant in tabernaculo fœderis
-39 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
8-24 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
16- 9 Ut serviretis ei... et ministraretis ei
18- 2 Præstoque sint, et ministrent tibi
Tu a. et filii tui ministrabitis in tabernaculo
Deut. 17-12 Qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo
18- 5 Ut stet, et ministret nomini Domini ipse
- 7 Ministrabit in nomine Domini Dei sui
21- 5 Ut ministrent ei, et benedicant
1 Reg. 2-18 Samuël a. ministrabat ante faciem Domini
-30 Ut domus tua... ministraret in conspectu
3- 1 Puer autem Samuël ministrabat Domino
2 Reg. 13-17 Vocato puero qui ministrabat ei, dixit
3 Reg. 1- 4 Dormiebatque cum rege, et ministrabat ei
-15 Et Abisag Sunamitis ministrabat ei
4- 7 Singuli necessaria ministrabant
8-11 Non poterant sacerdotes stare et ministrare propter nebulam
10- 5 Ordines ministrantium vestesque eorum
19-21 Et secutus est Eliam, et ministrabat ei
4 Reg. 4-13 Ecce sedule in omnibus ministrasti nobis
25-14 Vasa ærea in quibus ministrabant tulerunt
1 Par. 6-32 Et ministrabant coram tabernaculo
15- 2 Ad ministrandum sibi usque in æternum
16- 4 Constituitque... de Levitis qui ministrarent
-37 Ut ministrarent in conspectu arcæ
23-13 Separatusque est Aaron ut ministraret in sancto sanctorum
-26 Et omnia vasa ejus ad ministrandum
-32 Ut ministrent in domo Domini
26- 8 Fratres eorum fortissimi ad ministrandum
-12 Ut semper... ministrarent in domo Dom.
27- 1 Præfecti, qui ministrabant regi juxta turmas
28- 1 Convocavit igitur... qui ministrabant regi
2 Par. 5-14 Nec possent sacerdotes stare et ministrare propter caliginem
8-14 Et ministrarent coram sacerdotibus
13-10 Sacerdotesque ministrant Domino
22- 8 Qui ministrabant ei, et interfecit illos
23- 6 Sacerdotes et qui ministrant de Levitis
29-11 Ut stetis coram eo, et ministretis illi
31- 2 Constituit.. ut ministrarent et confiterentur
35- 2 Ut ministrarent in domo Domini
- 3 Nunc autem ministrate Domino Deo vestro
2 Par. 35- 5 Et ministrate in sanctuario per familias
2 Esdr. 10-36 Qui ministrant in domo Dei nostri
13-10 Cantoribus et de his qui ministrabant
Tobiæ. 1- 7 Advenis ministraret omnem decimationem
Esth. 1-10 Qui in conspectu ejus ministrabant
Psal. 100- 6 In via immaculata hic mihi ministrabat
Eccli. 24-14 In habitatione sancta coram ipso ministravi
39- 4 In medio magnatorum ministrabit
Isai. 60- 7 Arietes Nabajoth ministrabunt tibi
-10 Et reges eorum ministrabunt tibi
Ezech. 40-46 De filiis Levi ad Dominum ut ministrent ei
42-14 Reponent vestimenta sua in quibus ministrant
44-11 Stabunt in conspectu eorum ut ministrent
-12 Pro eo quod ministraverunt illis
-15 Ipsi accedent ad me ut ministrent mihi
-16 Accedent ad mensam meam ut ministrent
-17 Quando ministrant in portis atrii interioris
-19 Exuent se vestimentis suis in quibus ministraverant
-27 Ut ministret mihi in sanctuario
45- 5 Erunt Levitis, qui ministrant domui
Dan. 7-10 Millia millium ministrabant ei
Matth. 4-11 Ecce Angeli accesserunt, et ministrabant ei
8-15 Et surrexit, et ministrabat eis
20-28 Sicut Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam
25-44 Quando te vidimus... et non ministravimus
27-55 Secutæ erant Jesum a Galilæa ministrantes
Marc. 1-13 Et Angeli ministrabant illi
-31 Dimisit eam febris, et ministrabat eis
10-45 Filius hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et daret animam
15-41 Sequebantur eum, et ministrabant ei
Luc. 4-39 Et continuo surgens ministrabat illis
8- 3 Quæ ministrabant ei de facultatibus suis
10-40 Soror mea reliquit me solam ministrare
12-37 Et transiens ministrabit illis
17- 8 Ministra mihi donec manducem et bibam
22-27 Quis major est, qui recumbit, an qui ministrat?
In medio vestrum sum sicut qui ministrat
Joan. 12- 2 Fecerunt.. cœnam ibi: et Martha ministrabat
-26 Si quis mihi ministrat, me sequatur
Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus
Act. 6- 2 Derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis
13- 2 Ministrantibus autem illis Domino
19-22 Mittens... duos ex ministrantibus sibi
20-34 Ministraverunt manus istæ
24-23 Nec quemq. de suis prohibere ministrare
Rom. 12- 7 Sive ministerium in ministrando
15-25 Proficiscar Jerusalem ministrare sanctis
-27 Debent et in carnalibus ministrare illis
2 Cor. 3- 3 Epistola estis Christi, ministrata a nobis
8-19 In hanc gratiam quæ ministratur a nobis
-20 In hac plenitudine quæ ministratur a nobis
1 Tim. 3-10 Probentur primum, et sic ministrent
-13 Qui enim bene ministraverint
2 Tim. 1-18 Et quanta Ephesi ministravit mihi... nosti
Phile. -13 Ut pro te mihi ministraret in vinculis
Hebr. 6-10 In nomine ipsius, qui ministrastis sanctis, et ministratis
10-11 Sacerdos præsto est quotidie ministrans
1 Petr. 1-12 Ministrabant ea quæ nunc nuntiata sunt
4-11 Si quis ministrat, tanquam ex virtute
2 Petr. 1- 5 Ministrate in fide vestra virtutem
-11 Sic... ministrabitur vobis introitus in ætern.

MINO.

Exod. 3- 1 Cumq. minasset gregem ad interiora deserti
1 Reg. 30-20 Et minavit ante faciem suam
2 Reg. 6- 3 Oza a. et Ahio... minabant plaustrum nov.
4 Reg. 4-24 Mina, et propera, ne mihi moram facias
1 Par. 13- 7 Oza a. et frater ejus minabant plaustrum
Isai. 11- 6 Et puer parvulus minabit eos
20- 4 Sic minabit rex Assyriorum captivitatem
Jerem. 31-24 Agricolæ et minantes greges
Thren. 3- 2 Me minavit, et adduxit in tenebras
5- 5 Cervicibus nostris minabamur
Nahum. 2- 7 Et ancillæ ejus minabantur gementes
Act. 18-16 Et minavit eos a tribunali
Jacob. 3- 4 Naves cum... a ventis validis minentur

MINOR, MINARIS.

Gen. 27-42 Ecce Esaü frater tuus minatur ut occidat te
2 Par. 26-19 Iratusque Ozias... minabatur sacerdotibus
Judith. 13-28 Qui... et tibi interitum minabatur

MINOR, US. *Et* MINIMUS, A, UM.

Gen. 1-16 Luminare minus, ut præesset nocti
9-24 Quæ fecerat ei filius suus minor

Gen. 19-11 Percusserunt cæcitate a minimo
-31 Dixitque major ad minorem
-34 Dixit major ad minorem : Ecce dormivi
35 Ingressaque minor filia, dormivit cum eo
-38 Minor quoque peperit filium
25-23 Et major serviet minori
29-16 Minor vero appellabatur Rachel
-18 Serviam tibi pro Rachel filia tua minore
-26 Non est in loco nostro consuetudinis, ut minores ante tradamus ad nuptias
32-10 Minor sum cunctis miserationibus tuis
42-13 Minimus cum patre nostro est, alius non est
-15 Donec veniat frater vester minimus
-20 Fratrem vestrum minimum ad me adducite
-32 Minimus cum patre nostro est
-34 Fratremque vestrum minimum adducite
43- 3 Nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis
-33 Et minimus juxta ætatem suam
44-12 Incipiens a majore usque ad minimum
-23 Nisi venerit frater vester minimus vobisc.
-26 Si frater noster minimus descenderit nobisc.
48-14 Posuit super caput Ephraïm minoris fratris
-19 Sed frater ejus minor, major erit illo
Exod. 12- 4 Sin autem minor est numerus ut sufficere possit
16-17 Et collegerunt, alius plus, alius minus
-18 Nec qui minus paraverat, reperit minus
18-22 Et ipsi minora tantummodo judicent
Levit. 25-16 Quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit
Num. 22-18 Non potero... ut vel plus, vel minus loquar
26-54 Pluribus majorem partem dabis, et paucioribus minorem
35- 8 Ab his... qui minus (*habent*), pauciores
Deut. 25-13 Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus
-14 Nec erit in domo tua modius major et minor
Judic. 1-13 Othoniel filius Cenez frater Caleb minor
3- 9 Suscitavit eis... Othoniel... fratrem Caleb minorem
6-15 Et ego minimus in domo patris mei
9- 5 Remansitque Joatham filius Jerobaal minimus
1 *Reg.* 9-21 Numquid non... ego sum de minima tribu
14-49 Nomen minoris Michol
17-14 David autem erat minimus
30- 2 Captivas duxerant mulieres ex ea, a minimo usque ad magnum
3 *Reg.* 8-64 Altare æreum, quod erat coram Domino, minus erat
12-10 Minimus digitus meus grossior est dorso patris mei
22-31 Non pugnabitis contra minorem et majorem
4 *Reg.* 18-24 Quomodo potestis resistere ante unum satrapam de servis domini mei minimis ?
1 *Par.* 24-31 Tam majores quam minores ; omnes sors æqualiter dividebat
25- 8 Miseruntq. sortes.. tam major quam minor
2 *Par.* 10-10 Minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei
15-13 Moriatur, a minimo usque ad maximum
18-30 Ne pugnetis contra minimum, aut contra maximum
21-17 Nec remansit ei filius, nisi Joachaz, qui minimus natu erat
22- 1 Constituerunt... Ochoziam filium ejus minimum
31-15 Ut fideliter distribuerent... minoribus atque majoribus
34-30 Cunctus populus a minimo usq. ad maxim.
36-18 Tam majora quam minora... transtulit
Judith. 8-27 Reputantes... hæc ipsa supplicia minora esse
13-15 Concurrerunt ad eam omnes, a minimo usque ad maximum
15- 8 Ut a minimo usque ad maximum omnes divites fierent
Esth. 1- 5 A maximo usque ad minimum
-20 Cunctæ uxores tam majorum quam minor.
Job. 11- 6 Intelligeres quod multo minora exigaris ab eo
Prov. 30-24 Quatuor sunt minima terræ
Eccle. 8-17 Quanto plus laboraverit... tanto minus inveniat
10-11 Nihil eo minus habet qui occulte detrahit
Sap. 9- 5 Et minor ad intellectum judicii et legum
13- 6 Sed tamen adhuc in his minor est querela
17-12 Et dum ab intus minor est expectatio
Eccli. 29-30 Minimum pro magno placeat tibi
Isai. 36- 9 Quomodo sustinebis faciem judicis... ex servis domini mei minoribus ?
60-22 Minimus erit in mille, et parvulus
Jerem. 6-13 A minore quippe usque ad majorem
8-10 Quia a minimo usque ad maximum
14- 3 Majores miserunt minores suos ad aquam
Jerem. 31-34 Cognoscent me, a minimo eorum usque ad maximum
42- 8 Vocavitque... populum a minimo usque ad magnum
44-12 Consumentur a minimo usque ad maximum
Baruc. 1- 4 A minimo usque ad maximum eorum
2-29 Multitudo hæc magna convertetur in minimam
Ezech. 16-46 Soror autem tua minor te, quæ habitat
-47 Neque secundum scelera earum fecisti pauxillum minus
-61 Cum receperis sorores tuas te majores cum minoribus tuis
23- 4 Ooliba soror ejus minor
43-14 Et a crepidine minore usque ad crepidinem
Dan. 2-39 Post te consurget regnum aliud minus te
5-27 Appensus es in statera et inventus es minus habens
Amos. 6-12 Percutiet... domum minorem scissionibus
Jonæ. 3- 5 Vestiti sunt saccis a majore usque ad minorem
Mich. 6-10 Mensura minor iræ plena
Aggæi. 1- 9 Respexistis ad amplius, et ecce factum est minus
1 *Mac.* 5-45 Congregavit Judas... a minimo usque ad maximum
2 *Mac.* 15-18 Pro fratribus et cognatis minor sollicitudo
-19 Non minima sollicitudo habebat pro his
Matth. 2- 6 Nequaquam minima es in principibus Juda
5-19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis
Minimus vocabitur in regno cœlorum
10-42 Et quicumque potum dederit uni ex minimis istis
11-11 Qui autem minor est in regno cœlorum
13-32 Quod minimum quidem est omnibus seminibus
25-40 Quandiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis
-45 Quandiu non fecistis uni de minoribus his
Marc. 4-31 Minus est omnibus seminibus, quæ sunt in terra
15-40 Et Maria Jacobi Minoris et Joseph mater
Luc. 7-28 Qui a. minor est in regno Dei, major est illo
9-48 Qui minor est inter vos omnes, hic major est
12-26 Si ergo neque quod minimum est potestis
16-10 Qui fidelis est in minimo, et in majori fid.
22-26 Sed qui major est in vobis fiat sicut minor
Act. 8-10 Omnes a minimo usque ad maximum
15- 2 Facta ergo seditione non minima
19-23 Facta est autem illo tempore turbatio non minima de via Domini
26-22 Testificans minori atque majori
Rom. 9-13 Quia major serviet minori, sicut script. est
1 *Cor.* 4- 3 Mihi a. pro minimo est ut a vobis judicer
6- 2 Indigni estis qui de minimis judicetis
15- 9 Ego enim sum minimus Apostolorum
2 *Cor.* 12-11 Nihil enim minus fui ab iis
-13 Quid est enim quod minus habuistis
Ephes. 3- 8 Mihi omnium sanctorum minimo data est
Hebr. 7- 7 Quod minus est a meliore benedicitur
8-11 Quoniam omnes scient me a minore usque ad majorem eorum

MINORATIO.

Eccli. 20-11 Est propter gloriam minoratio
39-23 Et non est minoratio in salute ipsius
40-27 Non est in timore Domini minoratio

MINORO.

Psal. 88-46 Minorasti dies temporis ejus
106-38 Et jumenta eorum non minoravit
Eccli. 16-23 Qui minoratur corde, cogitat inania
19- 4 Qui credit cito, levis corde est, et minorabitur
- 7 Ne iteres verbum iniquum et durum, et non minoraberis
22- 5 Et ab impiis non minorabitur
31-40 Minorans virtutem, et faciens vulnera
32-28 Et qui confidit in illo, non minorabitur
38-25 Et qui minoratur actu, sapientiam percipiet
41- 3 Homini indigenti, et qui minoratur viribus
Baruc. 2-34 Et multiplicabo eos, et non minorabuntur
2 *Mac.* 13-19 Sed fugabatur, impingebat, minorabatur
2 *Cor.* 8-15 Et qui modicum, non minoravit
Hebr. 2- 9 Qui modico quam Angeli minoratus est

MINUO.

Gen. 8- 3 Et cœperunt minui post centum quinquaginta dies
Exod. 5- 8 Imponetis super eos, nec minuetis quidquam
-11 Nec minuetur quidquam de opere vestro
-19 Non minuetur quidquam de lateribus
30-15 Et pauper nihil minuet
Num. 36- 3 De nostra hæreditate minuetur
Deut. 12-32 Nec addas quidquam, nec minuas
3 *Reg.* 17-14 Nec lecythus olei minuetur usque ad diem
Psal. 8- 6 Minuisti eum paulominus ab Angelis
33-11 Inquirentes autem Dominum, non minuentur omni bono
Prov. 13-11 Substantia festinata minuetur
Eccle. 12- 3 Et otiosæ erunt molentes in minuto numero
Sap. 11- 8 Qui cum minuerentur in traductione infant.
Eccli. 17-22 Ante faciem Domini, et minue offendicula
18- 5 Non est minuere, neque adjicere
19- 5 Et qui odit correptionem, minuetur vita
-20 Et est insipiens qui minuitur sapientia
-21 Melior est homo, qui minuitur sapientia
23-11 Interrogatus assidue, a livore non minuitur
28-10 Abstine te a lite, et minues peccata
30-26 Zelus et iracundia minuunt dies
31-33 Quæ vita est ei, qui minuitur vino ?
35-10 Et non minuas primitias manuum tuarum
42-22 Neq. minuitur, et non eget alicujus consilio
43- 7 Luminare quod minuitur in consummatione
Isai. 60-20 Et luna tua non minuetur
Jerem. 30-19 Et multiplicabo eos, et non minuentur
Joan. 3-30 Illum oportet crescere, me autem minui
Hebr. 2- 7 Minuisti eum paulominus ab Angelis

MINUS. *Adverb.*

Gen. 18-28 Quid si minus quinquaginta justis, quinque fuerint?
2 *Par.* 30-19 Non imputabit eis quod minus sanctificati sunt
2 *Mac.* 5- 5 Assumptis Jason non minus mille viris
-14 Non minus autem venumdati
8- 9 Armatis non minus viginti millibus
10-17 Non minus viginti millibus trucidaverunt
12- 4 Submerserunt non minus ducentos
15-27 Prostraverunt non minus triginta quinque millia
-39 Sin a. minus digne, concedendum est mihi
Luc. 7-47 Cui autem minus dimittitur, minus diligit
Joan. 14- 2 Mansiones multæ sunt. Si quo minus, dixissem vobis
Act. 20-20 Quo minus annuntiarem vobis et docerem
2 *Cor.* 11- 5 Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis
-23 Ut minus sapiens dico
-24 A Judæis quinquies, quadragenas, una minus, accepi
12-15 Licet plus vos diligens, minus diligar
1 *Tim.* 5- 9 Vidua eligatur non minus sexaginta annor.
Apoc. 2-16 Si quo minus, veniam tibi cito, et pugnabo

MINUTATIM.

Levit. 2- 6 Divides eam minutatim, et fundes super eam

MINUTUM *et* MINUTUS.

Exod. 16-14 Apparuit in solitudine minutum
Eccle. 12- 3 Otiosæ erunt molentes in minuto numero
Marc. 12-42 Misit duo minuta, quod est quadrans
Luc. 12-59 Donec etiam novissimum minutum reddas
21- 2 Vidit.. viduam.. mittentem æra minuta duo

MIPHIBOSETH I.

Filius Saül ex Respha. Dedit eum David cum sex aliis filiis de stirpe Saül in manus Gabaonitarum, qui crucifixerunt eos in monte Gabaa propter peccatum Saülis in Gabaonitas.

2 *Reg.* 21- 8 Tulit itaque rex... Armoni et Miphiboseth

MIPHIBOSETH II.

Filius Jonathæ filii Saül. Alias vocabatur Meribbaal. Illum David consolatus est, cavitque ne quidquam mali ei intentaretur propter Saülis iniquitatem; agrosque, familiam, servos et ancillas ei dedit, imo et ad mensam suam collocavit quotidie, ut regis filius agnosceretur. Miphiboseth claudus (*claudus enim effectus erat a nutrice fugiente*) *occurrit Davidi regi in Jerusalem revertenti. Quem falso accusatum a mendaci Siba jussit David possessiones dividere cum ipso Siba.*

2 *Reg.* 9- 6 Cum a. venisset Miphiboseth filius Jonathæ Dixitque David : Miphiboseth ?
-10 Miphiboseth a. filius domini tui comedet
-11 Miphiboseth comedet super mensam meam
-12 Habebat a. Miphiboseth filium parvulum
Cognatio domus Sibæ serviebat Miphiboseth
-13 Porro Miphiboseth habitabat in Jerusalem
16- 1 Apparuit Siba puer Miphiboseth in occursum ejus
- 4 Tua sint omnia quæ fuerunt Miphiboseth
19-24 Miphiboseth quoque filius Saül descendit
-25 Quare non venisti mecum, Miphiboseth ?
-30 Responditque Miphiboseth regi
21- 7 Pepercitque rex Miphiboseth filio Jonathæ

MIRABILIS, ILE, ILIA.

Exod. 3-20 Percutiam Ægyptum in cunctis mirabilibus
8-22 Faciamque mirabilem in die illa terram
9- 4 Et faciet Dominus mirabile
5-11 Terribilis atque laudabilis faciens mirabilia
Deut. 34-12 Magnaque mirabilia quæ fecit Moyses
Josue. 3- 5 Cras e. faciet Dominus inter vos mirabilia
Judic. 6-13 Ubi sunt mirabilia ejus quæ narraverunt
13-18 Cur quæris nomen meum quod est mirabile
-19 Offerens Domino qui facit mirabilia
1 Par. 16- 9 Et narrate omnia mirabilia ejus
-12 Recordamini mirabilium ejus quæ fecit
-24 Narrate... in cunctis populis mirabilia ejus
2 Esdr. 9-17 Non sunt recordati mirabilium tuorum
Tobiæ. 12-20 Et narrate omnia mirabilia ejus
-22 Narraverunt omnia mirabilia ejus
13- 4 Dispersit vos... ut vos enarretis mirabilia
Esth. 15-17 Valde enim mirabilis es, domine
Job. 5- 9 Qui facit... et mirabilia absque numero
9-10 Facit... et mirabilia, quorum non est numerus
37-14 Job, sta et considera mirabilia Dei
Psal. 9- 2 Narrabo omnia mirabilia tua
25- 7 Et enarrem universa mirabilia tua
39- 6 Multa fecisti... Deus meus, mirabilia tua
64- 6 Mirabile in æquitate
67-36 Mirabilis Deus in sanctis suis
70-17 Et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua
71-18 Deus Israël qui facit mirabilia solus
74- 2 Narrabimus mirabilia tua
76-12 Memor ero ab initio mirabilium tuorum
-15 Tu es Deus qui facis mirabilia
77- 4 Narrantes laudes Domini...et mirabilia ejus
-11 Obliti sunt... et mirabilium ejus
-12 Coram patribus eorum fecit mirabilia
-32 Et non crediderunt in mirabilibus ejus
85-10 Magnus es tu, et faciens mirabilia
87-11 Numquid mortuis facies mirabilia ?
-13 Cognoscentur in tenebris mirabilia tua
88- 6 Confitebuntur cœli mirabilia tua, Domine
92- 4 Mirabiles elationes maris
Mirabilis in altis Dominus
95- 3 Annuntiate... in omnibus populis mirabilia
97- 1 Cantate Domino... quia mirabilia fecit
104- 2 Narrate omnia mirabilia ejus
- 5 Mementote mirabilium ejus quæ fecit
105- 7 Non intellexerunt mirabilia tua
-22 Mirabilia in terra Cham
106- 8 Et mirabilia ejus filiis hominum
-15 Et mirabilia ejus filiis hominum
-21 Et mirabilia ejus filiis hominum
-24 Viderunt... et mirabilia ejus in profundo
-31 Et mirabilia ejus filiis hominum
110- 4 Memoriam fecit mirabilium suorum
117-23 Et est mirabile in oculis nostris
118-18 Et considerabo mirabilia de lege tua
-27 Et exercebor in mirabilibus tuis
-129 Mirabilia testimonia tua
130- 1 Neque in mirabilibus super me
135- 4 Qui facit mirabilia magna solus
138- 6 Mirabilis facta est scientia tua ex me
-14 Mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit
144- 5 Magnificentiam..et mirabilia tua narrabunt
Sap. 10-17 Et deduxit illos in via mirabili
16-17 Quod enim mirabile erat, in aqua...
19- 8 Videntes tua mirabilia et monstra
Eccli. 11- 4 Quoniam mirabilia opera Altissimi solius
17- 8 Et gloriari in mirabilibus illius
31- 9 Fecit enim mirabilia in vita sua
36- 6 Innova signa, et immuta mirabilia
-10 Memento finis, ut enarrent mirabilia tua
38- 6 Dedit hominibus... honorari in mirabilibus
39-25 Nihil est mirabile in conspectu ejus
42-17 Fecit sanctos enarrare omnia mirabilia sua
43-27 Illic præclara opera et mirabilia
-31 Magnus vehementer, et mirabilis potentia
48- 4 Amplificatus est Elias in mirabilibus suis
-15 Et in morte mirabilia operatus est
Isai. 25- 1 Quoniam fecisti mirabilia
28-29 Exivit ut mirabile faceret consilium
64- 3 Cum feceris mirabilia, non sustinebimus
Jerem. 5-30 Stupor et mirabilia facta sunt in terra
21- 2 Secundum omnia mirabilia sua
Dan. 3-43 Et erue nos in mirabilibus tuis
-99 Mirabilia fecit apud me Deus excelsus
-100 Et mirabilia ejus, quia fortia
6-27 Faciens signa et mirabilia in cœlo et in terra
7- 7 Ecce bestia quarta terribilis atque mirabilis
12- 6 Usquequo finis horum mirabilium
14-42 Faciens signa et mirabilia in terra
Joel. 2-26 Qui fecit mirabilia vobiscum
Mich. 7-15 De terra Ægypti ostendam ei mirabilia
2 Mac. 7-20 Supra modum autem mater mirabilis
15-13 Alium virum ætate et gloria mirabilem
Matth. 21-15 Videntes a. principes... mirabilia quæ fecit
-42 Et est mirabile in oculis nostris
Marc. 12-11 Et est mirabile in oculis nostris
Luc. 5-26 Dicentes : Quia vidimus mirabilia hodie
Joan. 9-30 Mirabile est, quia vos nescitis unde sit
Apoc. 15- 1 Signum in cœlo magnum et mirabile
- 3 Mirabilia sunt opera tua, Domine

MIRABILITER.

Job. 10-16 Reversusque mirabiliter me crucias
37- 5 Tonabit Deus in voce sua mirabiliter
Psal. 44- 5 Et deducet te mirabiliter dextera tua
75- 5 Illuminans tu mirabiliter a montibus æternis
Sap. 19- 5 Populus quidem tuus mirabiliter transiret
Eccli. 43- 8 Crescens mirabiliter in consummatione

MIRACULUM.

Exod. 11- 7 Quanto miraculo dividat Dominus Ægyptios et Israel
Num. 26-10 Et factum est grande miraculum
1 Reg. 14-15 Factum est miraculum in castris per agros
Et accidit quasi miraculum a Deo
Job. 33- 7 Miraculum meum non te terreat
Isai. 21- 4 Babylon... posita est mihi in miraculum
29-14 Ut admirationem faciam... miraculo grandi
Jerem. 23-32 Seduxerunt populum... in miraculis suis
44-12 Erunt in jusjurandum et in miraculum

MIRIFICO.

Psal. 4- 4 Mirificavit Dominus sanctum suum
15- 3 Mirificavit omnes voluntates meas in eis
16- 7 Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis
30-22 Mirificavit misericordiam suam mihi

MIROR.

Gen. 43-33 Et mirabantur nimis
Deut. 1-37 Nec miranda indignatio in populum
Judith. 10- 7 Mirati sunt nimis pulchritudinem ejus
-14 Pulchritudinem ejus mirabantur nimis
11-18 Et mirabantur sapientiam ejus
Job. 40-18 Absorbebit fluvium, et non mirabitur
Eccle. 5- 7 Non mireris super hoc negotio
Sap. 5- 2 Mirabuntur in subitatione insperatæ salutis
8-11 Et facies principum mirabuntur me
11-15 In finem eventus mirati sunt
13- 4 Si virtutem et opera eorum mirati sunt
Eccli. 11-13 Et mirati sunt in illo multi
26-14 Et ne mireris si te neglexerit
47-18 In cantilenis et proverbiis... miratæ sunt
Isai. 60- 5 Et mirabitur et dilatabitur cor tuum
2 Mac. 1-22 Ignis magnus, ita ut omnes mirarentur
7-12 Ita ut... mirarentur adolescentis animum
Matth. 8-10 Audiens autem Jesus miratus est
-27 Porro homines mirati sunt, dicentes
9-33 Locutus est mutus, et miratæ sunt turbæ
13-54 Docebat eos... ita ut mirarentur
15-31 Ita ut turbæ mirarentur, videntes mutos loquentes
19-25 Auditis autem his, Discipuli mirabantur
21-20 Et videntes Discipuli mirati sunt
22-22 Et audientes mirati sunt
-33 Turbæ mirabantur in doctrina ejus
27-14 Non respondit... ita ut miraretur præses
Marc. 1-27 Mirati sunt omnes, ita ut conquirerent
2-12 Abiit coram omnibus ita ut mirarentur
5-20 Cœpit prædicare... et omnes mirabantur
6- 6 Et mirabatur propter incredulitatem eor.
12-17 Et mirabantur super eo
15- 5 Nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus
-44 Pilatus autem mirabatur si jam obiisset
Luc. 1-21 Et mirabantur quod tardaret ipse in templo
-63 Et mirati sunt universi
2-18 Et omnes qui audierunt mirati sunt
-33 Erat pater ejus et mater mirantes super his
4-22 Et mirabantur in verbis gratiæ
7- 9 Quo audito Jesus miratus est
8-25 Qui timentes, mirati sunt ad invicem
9-44 Omnibusque mirantibus in omnibus quæ faciebat
20-26 Et mirati in responso ejus, tacuerunt
24-12 Abiit, secum mirans quod factum fuerat
-41 Non credentibus, et mirantibus præ gaudio
Joan 3- 7 Non mireris quia dixi tibi : Oportet vos nasci
4-27 Mirabantur quia cum muliere loquebatur
5-20 Majora his demonstrabit...ut vos miremini
-28 Nolite mirari hoc, quia venit hora
7-15 Et mirabantur Judæi, dicentes
-21 Unum opus feci, et omnes miramini
Act. 2- 7 Stupebant autem omnes, et mirabantur
-12 Et mirabantur ad invicem dicentes
3-12 Viri Israëlitæ, quid miramini in hoc
Galat. 1- 6 Miror quod sic tam cito transferimini
1 Joan. 3-13 Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus
Judæ. -16 Mirantes personas quæstus causa
Apoc. 17- 6 Et miratus sum cum vidissem illam
Apoc. 17- 7 Et dixit mihi Angelus : Quare miraris?
- 8 Et mirabuntur inhabitantes terram

MIRUS, A, UM.

Gen. 41- 4 Quarum mira species et habitudo
3 Reg. 7-17 Sibi invicem miro opere contextarum
Esth. 1- 6 Quod mira varietate pictura decorabat
8-17 Mira exultatio, epulæ atque convivia
Eccli. 16-11 Mirum, si fuisset immunis
2 Cor. 11-14 Et non mirum : ipse e. Satanas transfigurat

MISAAM.

Filius secundus Elphaal filii Mehusim in tribu Benjamin.

1 Par. 8-12 Filii Elphaal : Heber, et Misaam, et Samad

MISACH.

Nomen viri adolescentis Hebræi, quem princeps eunuchorum regis Nabuchodonosor vocavit Misach, qui vero ante in lingua sua vocabatur Misael. Jussit rex ut ligatis pedibus mitteretur in fornacem ignis ardentis, quia non adorabat deos Chaldæorum nec statuam regis. Deus autem e camino illum sanum eripuit.

Dan. 1- 7 Imposuit eis... nomina... Misaëli, Misach
2-49 Constituit super opera... Sidrach, Misach
3-12 Sidrach, Misach et Abdenago
-13 Præcepit ut adducerentur Sidrach, Misach
-14 Ait eis : Vere-ne, Sidrach, Misach et Abdenago, deos meos non colitis ?
-16 Respondentes Sidrach, Misach et Abdenago
-19 Immutatus est super Sidrach, Misach et Abd.
-20 Ut ligatis pedibus Sidrach, Misach et Abd.
-22 Qui miserant Sidrach, Misach et Abdenago
-23 Viri a. hi tres, id est, Sidrach, Misach et Abdenago, ceciderunt in medio camino
-93 Et ait : Sidrach, Misach et Abdenago, servi Dei excelsi, egredimini, et venite. Statimque egressi sunt Sidrach, Misach et Abdenago de medio ignis
-95 Benedictus Deus eorum, Sidrach videlicet
-96 Contra Deum Sidrach, Misach et Abdenago
-97 Tunc rex promovit Sidrach, Misach et Abd.

MISAEL I.

Filius primus Oziel filii Caath filii Levi.

Exod. 6-22 Filii quoque Oziel : Misaël et Elisaphan
Levit. 10- 4 Vocatis a. Moyses Misaële et Elisaphan

MISAEL II.

Nomen Levitæ qui ad sinistram Esdræ stabat, dum legeretur lex Domini coram populo.

2 Esdr. 8- 4 Et ad sinistram, Phadaïa, Misaël, et Melchia

MISAEL III.

Vir Hebræus cujus nomen mutavit princeps eunuchorum Nabuchodonosor regis Babylonis. Vocavit eum scilicet Misach. Vid. Misach.

Dan. 1- 6 De filiis Juda, Daniel, Ananias, Misaël, et Azarias
- 7 Imposuit eis... nomina.. Misaëli, Misach
-11 Super Dan. Anan., Misaëlem et Azariam
-19 Ut Daniel, Ananias, Misaël, et Azarias
2-17 Misaëli et Azariæ sociis suis indicavit
3-88 Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, Domino
1 Mac. 2-59 Ananias et Azarias et Misaël credentes

MISCEO.

Exod. 9-24 Grando et ignis mixta pariter ferebantur
28-33 Mixtis in medio tintinnabulis
30-35 Faciesque thymiama... mixtum diligenter
Levit. 18-23 Non succumbet jumento, nec miscebitur ei
Num. 18- 4 Alienigena non miscebitur vobis
- 9 Nec sibi misceantur tribus
Josue. 23-12 Si volueritis... et cum eis miscere connubia
1 Reg. 28-24 Tollensque farinam miscuit eam
Tobiæ. 3-17 Nunquam cum ludentibus miscui me
Psal. 74- 9 Quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto
101-10 Et potum meum cum fletu miscebam
Prov. 9- 2 Miscuit vinum, et proposuit mensam
- 5 Et bibite vinum quod miscui vobis
14-10 In gaudio ejus non miscebitur extraneus
-13 Risus dolore miscebitur
18- 6 Labia stulti miscent se rixis
20- 3 Omnes autem stulti miscentur contumeliis
Eccle. 7-30 Et ipse se infinitis miscuerit quæstionibus
Eccli. 24-21 Et quasi balsamum non mixtum odor meus
Isai. 1-22 Vinum tuum mixtum est aqua
5-22 Viri fortes ad miscendam ebrietatem
9- 5 Et vestimentum mixtum sanguine
19-14 Miscuit in medio ejus spiritum vertiginis
29-10 Miscuit vobis Dominus spiritum soporis

Ezech. 46-14 Tertiam partem hin, ut misceatur similæ
Dan. 2-41 Vidisti ferrum mixtum testæ ex luto
-43 Quod a.vidisti ferrum mixtum testæ ex luto
14-10 Tu, rex, pone escas, et vinum misce
2 Mac. 14-14 Gregatim se Nicanori miscebant
Matth. 27-34 Dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum
Luc. 13- 1 Quorum sanguinem Pilatus miscuit
Apoc. 8- 7 Facta est grando et ignis mixta in sanguine
14-10 Bibet de vino iræDei quod mixtum est mero
15- 2 Vidi tanquam mare vitreum mixtum igne
18- 6 In poculo, quo miscuit, miscete illi duplum

MISER, A, SERRIMA.

Judith. 9-17 Exaudi me miseram deprecantem
Job. 3-20 Quare misero data est lux?
Psal. 37- 7 Miser factus sum et curvatus sum
136- 8 Filia Babylonis misera
Prov. 14-34 Miseros autem facit populos peccatum
Sap. 15-18 Sed et animalia miserrima colunt
Isai. 16- 4 Consummatus est miser
Jerem. 45- 3 Dixisti : Væ misero mihi
2 Mac. 3-21 Erat enim misera commixtæ multitudinis
4-47 Miseros autem...hos morte damnavit
Jacob. 4- 9 Miseri estote, et lugete, et plorate
Apoc. 3-17 Et nescis quia tu es miser et miserabilis

MISERABILIS.

Judic. 5-27 Et jacebat exanimis et miserabilis
Eccle. 5-15 Miserabilis prorsus infirmitas
2 Mac. 9-28 Miserabili obitu vita functus est
1 Cor. 15-19 Miserabiliores sumus omnibus hominibus
Apoc. 3-17 Nescis quia tu es... et miserabilis et pauper

MISERATIO.

Gen. 32-10 Minor sum cunctis miserationibus tuis
Exod. 34- 6 Patiens et multæ miserationis ac verax
1 Par. 21-13 Quia multæ sunt miserationes ejus
2 Esdr. 9-17 Longanimis et multæ miserationis
-27 Et secundum miserationes tuas multas dedisti eis salvatores
-31 Deus miserationum et clemens es tu
13-14 Ne deleas miserationes meas quas feci
-22 Parce mihi secundum multitudinem miserationum tuarum
Judith. 8-13 Posuistis vos tempus miserationis Domini
Job. 31-18 Ab infantia mea crevit mecum miseratio
Psal. 24- 6 Reminiscere miserationum tuarum
39-12 Ne longe facias miserationes tuas a me
50- 3 Et secundum multitudinem miserationum
68-17 Secundum multitudin. miserationum tuar.
102- 4 Coronat te in misericordia et miserationibus
118-77 Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam
144- 9 Et miserationes ejus super omnia opera ejus
Eccli. 5- 6 Et ne dicas : Miseratio Domini magna est
17-27 Et gloriaberis in miserationibus illius
18-12 Miseratio hominis circa proximum suum
-14 Miseretur excipientis doctrinam miserationis
36- 1 Et ostende nobis lucem miserationum tuar.
Isai. 54- 7 In miserationibus magnis congregabo te
63- 7 Miserationum Domini recordabor
-15 Ubi est.. multitudo.. miserationum tuarum
Jerem. 16- 5 Quia abstuli.. misericordiam et miserationes
Thren. 3-22 Quia non defecerunt miserationes ejus
Baruc. 2-27 Secundum omnem miserationem tuam
Dan. 9-18 Sed in miserationibus tuis multis
Osee. 2-19 Sponsabo te mihi... et in miserationibus
Jonæ. 4- 2 Deus...multæ miserationis, et ignoscens
Zach. 7- 9 Miserationes facite, unusquisque cum fratre
1 Mac. 3-44 Et peterent misericordiam et miserationes
2 Mac. 6-21 Qui astabant, iniqua miseratione commoti
7-29 Ut in illa miseratione... te recipiam
Philip. 2- 1 Si qua viscera miserationis
Hebr. 10-28 Sine ulla miseratione duobus vel tribus testibus moritur

MISERATOR.

Psal. 85-15 Et tu, Domine Deus miserator et misericors
102- 8 Miserator et misericors Dominus
110- 4 Misericors et miserator Dominus
111- 4 Misericors et miserator et justus
144- 8 Miserator et misericors Dominus
Isai. 49-10 Quia miserator eorum reget eos
54-10 Dixit miserator tuus Dominus
Jacob. 5-11 Misericors Dominus est, et miserator

MISEREOR *et* MISEROR.

Gen. 39-21 Et misertus illius dedit ei gratiam
43-29 Deus, inquit, misereatur tui, fili mi
Exod. 2- 6 Miserta ejus, ait : De infantibus Hebræorum
23- 3 Pauperis quoque non misereberis in judicio
33-19 Et miserebor cui voluero, et clemens ero
Num. 6-25 Ostendat Dominus faciem suam tibi, et misereatur tui
Deut. 7- 2 Non inibis cum eis fœdus, nec misereberis
8-16 Ad extremum misertus est tui
13- 8 Ut miserearis et occultes eum
-17 Et misereatur tui, multiplicetque te
19-13 Non misereberis ejus...ut bene sit tibi
-21 Non misereberis ejus
28-50 Non deferat seni, nec misereatur parvuli
30- 3 Miserebitur tui, et rursum congregabit te
32-36 Et in servis suis miserebitur
Judic. 21-22 Dicemus eis : Misereminі eorum
Ruth. 2-19 Sit benedictus qui misertus est tui
2 Reg. 24-16 Misertus est Dominus super afflictione
3 Reg. 8-50 Captivos habuerint, ut misereantur eis
4 Reg. 1-14 Nunc obsecro ut miserearis animæ meæ
13-23 Et misertus est Dominus eorum
1 Par. 21-15 Vidit Dominus, et misertus est
2 Par. 36-17 Non est misertus adolescentis et virginis
Tobiæ. 8-10 Miserere nobis, Domine, miserere nobis
-19 Misertus es autem duobus unicis
Judith. 7-20 Tu, quia pius es, miserere nostri
Esth. 10-12 Ac misertus est hæreditatis suæ
13- 6 Nullusque eorum misereatur
-15 Rex Deus Abraham, miserere populi tui
Job. 19-21 Misereminі mei, misereminі mei
33-24 Miserebitur ejus, et dicet : Libera eum
Psal. 4- 2 Miserere mei, et exaudi orationem meam
6- 3 Miserere mei, Domine, quoniam infirmus
9-14 Miserere mei, Domine : vide humilitatem
24-16 Respice in mê, et miserere mei
25-11 Redime me, et miserere mei
26- 7 Miserere mei, et exaudi me
29-11 Audivit Dominus, et misertus est mei
30-10 Miserere mei, Domine, quoniam tribulor
36-21 Justus autem miseretur et tribuet
-26 Tota die miseretur et commodat
40- 5 Ego dixi : Domine, miserere mei
-11 Domine, miserere mei, et resuscita me
50- 3 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam
55- 2 Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo
56- 2 Miserere mei, Deus, miserere mei
58- 6 Non miserearis omnibus qui operantur iniquitatem
59- 3 Iratus es, et misertus es nobis
66- 2 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis : illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri
76-10 Aut obliviscetur misereri Deus ?
85- 3 Miserere mei, Do., quoniam ad te clamavi
-16 Respice in me, et miserere mei
101-14 Tu exurgens misereberis Sion : quia tempus miserendi ejus, quia venit tempus
-15 Et terræ ejus miserebuntur
102-13 Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se
108-12 Nec sit qui misereatur pupillis ejus
111- 5 Jucundus homo qui miseretur
114- 5 Et Deus noster miseretur
118-29 Et de lege tua miserere mei
-58 Miserere mei secundum eloquium tuum
-132 Aspice in me, et miserere mei
122- 2 Oculi nostri ad Domin... donec misereatur
- 3 Miserere nostri, Domine, miserere nostri
Prov. 13-13 Justi autem misericordes sunt et miserantur
14-21 Qui a. miseretur pauperis, beatus erit
-31 Honorat autem eum qui miseretur pauperis
19-17 Fœneratur Domino qui miseretur pauperis
21-10 Anima impii.. non miserebitur proximo suo
Sap. 11-24 Sed misereris omnium, quia omnia potes
Eccli. 4-11 Et miserebitur tui magis quàm mater
5- 6 Multitudinis peccatorum meor. miserebitur
12- 3 Altissimus... et misertus est pœnitentibus
-13 Quis miserebitur incantatori a serpente percusso
16-10 Non misertus est illis, gentem totam perdens
18-14 Miseretur excipientis doctrinam miserationis
30-24 Miserere animæ tuæ, placens Deo
36- 1 Miserere nostri, Deus omnium, et respice
-14 Miserere plebi tuæ, super quam invocatum est nomen tuum
-15 Miserere civitati sanctificationis tuæ
Isai. 9-17 Pupillorum ejus et viduar. non miserebitur
13-18 Et lactantibus uteris non miserebuntur
14- 1 Miserebitur enim Dominus Jacob
26-10 Misereamur impio, et non discet justitiam
27-11 Propterea non miserebitur ej. qui fecit eum
30-18 Expectat Dominus ut misereatur vestri
-19 Miserans miserebitur tui
33- 2 Domine, miserere nostri : te e. expectavim.
49-13 Et pauperum suorum miserebitur
-15 Ut non misereatur filio uteri sui
54- 8 In misericordia sempiterna misertus sum
55- 7 Et miserebitur ejus, et ad Deum nostrum
Isai. 60-10 In reconciliatione mea misertus sum tui
Jerem. 2- 2 Miserans adolescentiam tuam, et charitatem
6-23 Crudelis est, et non miserebitur
12-15 Convertar, et miserebor eorum
13-14 Neque miserebor ut non disperdam eos
15- 5 Quis enim miserebitur tui, Jerusalem ?
21- 7 Non flectetur, neque parcet, nec miserebitur
30-18 Tectis ej. miserebor, et ædificabitur civitas
31- 3 Ideo attraxi te, miserans
-20 Miserans miserebor ejus, ait Dominus
33-26 Reducam enim conversionem eorum, et miserebor eis
42-12 Miserebor vestri, et habitare vos faciam
Thren. 2-21 Percussisti, nec misertus es
3-32 Miserebitur secundum multitudinem misericordiarum suarum
4-16 Neque senum miserti sunt
Baruc. 3- 2 Audi, Domine, et miserere, quia Deus es misericors, et miserere nostri : quia peccavimus
4-16 Neque puerorum miserti sunt
6-37 Viduæ non miserebuntur, neque orphanis benefacient
Ezech. 5-11 Non parcet oculus meus, et non miserebor
7- 4 Non parcet oculus meus super te, et non miserebor
- 9 Nec miserebor, sed vias tuas imponam tibi
8-18 Non parcet oculus meus, nec miserebor
9- 5 Non parcat oculus vester, neq. misereamini
-10 Meus non parcet oculus, neque miserebor
16- 5 Non pepercit super te... misertus tui
39-25 Et miserebor omnis domus Israël
Osee. 1- 6 Quia non addam ultra misereri domui Israël
- 7 Et domui Juda miserebor, et salvabo eos
2- 4 Et filiorum illius non miserebor
-23 Miserebor ejus, quæ fuit Absque misericordia
14- 4 Quia ejus, qui in te est, misereberis pupilli
Amos. 5-15 Si forte misereatur Dominus Deus exercit.
7- 3 Misertus est Dominus super hoc : Non erit, dixit Dominus
- 6 Misertus est Dominus super hoc : Sed et istud non erit, dixit Dominus Deus
Jonæ. 3-10 Misertus est Deus super malitiam
Mich. 7-19 Revertetur, et miserebitur nostri
Zach. 1-12 Usquequo tu non misereberis Jerusalem
8-15 Et non sum misertus
10- 6 Convertam eos, quia miserebor eorum
Malac. 1- 9 Deprecamini vultum Dei ut misereatur
1 Mac. 4-10 Et miserebitur nostri Dominus
2 Mac. 2-18 Speramus quod cito nostri miserebitur
7-27 Fili mi, miserere mei, quæ te in utero novem mensibus portavi
8- 2 Et misereretur templo, quod contaminabatur ab impiis
- 3 Misereretur etiam exterminio civitatis
11-10 Et miserantem super eos Dominum
Matth. 9-27 Dicentes : Miserere nostri, fili David
-36 Videns autem turbas, misertus est eis
14-14 Et misertus est eis, et curavit languidos eor.
15-22 Miserere mei, Domine, fili David
-32 Misereor turbæ, quia triduo jam perseverant mecum
17-14 Domine, miserere filio m. quia lunaticus est
18-33 Nonne ergo oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum ?
20-30 Domine, miserere nostri, fili David
-31 Domine, miserere nostri, fili David
-34 Misertus a. eorum Jesus, tetigit oculos eor.
Marc. 1-41 Jesus autem misertus ejus, extendit manum
5-19 Quanta tibi Do. fecerit, et misertus sit tui
6-34 Et misertus est super eos
8- 2 Misereor super turbam : quia ecce jam triduo sustinent me
9-21 Si quid potes, adjuva nos, misertus nostri
10-47 Jesu, fili David, miserere mei
Luc. 16-24 Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum
17-13 Jesu præceptor, miserere nostri
18-38 Jesu, fili David, miserere mei
-39 Magis clamabat : Fili David, miserere mei
Rom. 9-15 Moysi enim dicit : Miserebor cujus misereor : et misericordiam præstabo cujus miserebor
-16 Neque currentis, sed miserentis est Dei
-18 Ergo cujus vult miseretur, et quem vult indurat
11-32 Ut omnium misereatur
12- 8 Qui miseretur in hilaritate
Philip. 2-27 Sed Deus misertus est ejus
Judæ. -23 Aliis autem miseremini in timore

MISERIA.

Gen. 43- 6 In meam hoc fecistis miseriam, ut indicaretis
Judic. 10-16 Qui doluit super miseriis eorum

Job. 10-15 Saturatus afflictione et miseria
-22 Terram miseriæ et tenebrarum, ubi umbra
11-16 Miseriæ quoque obliviseeris, et quasi aquar.
14- 1 Brevi vivens temp., repletur multis miseriis
30- 3 Squallentes calamitate et miseria
-14 Et ad meas miserias devoluti sunt
36-21 Hanc enim cœpisti sequi post miseriam
Psal. 11- 6 Propter miseriam inopum... nunc exurgam
39- 3 Eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fæcis
68-21 Improp. expectavit cor meum, et miseriam
87-19 Elongasti a me... et notos meos a miseria
139-11 Dejicies eos: in miseriis non subsistent
Eccle. 6- 2 Hoc vanitas, et miseria magna est
Isai. 47-11 Veniet sup. te repente miseria quam nescies
Soph. 1-15 Dies calamitatis et miseriæ, dies tenebrarum
2 Mac. 6- 9 Erat ergo videre miseriam
14-14 Miserias et clades Judæorum prosperitates rerum suarum existimantes
Jacob. 5- 1 Plorate ululantes in miseriis vestris

MISERICORDIA.

Gen. 19-19 Et magnificasti misericordiam tuam
20-13 Hanc misericordiam facies mecum
21-23 Sed juxta misericordiam, quam feci tibi, facies mihi
24-12 Fac misericordiam cum dom. meo Abraham
-14 Quod feceris misericordiam cum domino
-27 Qui non abstulit misericordiam et veritatem
-49 Si facitis misericordiam et veritatem
40-14 Et facias mecum misericordiam
47-29 Et facies mihi misericordiam et veritatem
Exod. 15-13 Dux fuisti in misericordia tua populo
20- 6 Et faciens misericordiam in millia
34- 7 Qui custodis misericordiam in millia
Num. 14-18 Dominus patiens et multæ misericordiæ
-19 Secundum magnitudinem misericordiæ tuæ
Deut. 5-10 Et faciens misericordiam in multa millia
7- 9 Custodiens pactum et misericordiam
-12 Et misericordiam quam juravit patribus tuis
25-12 Nec flecteris super eam ulla misericordia
Josue. 2-12 Ut quomodo ego misericordiam feci vobisc.
-14 Faciemus in te misericordiam et veritatem
Judic. 1-24 Et faciemus tecum misericordiam
2-18 In diebus eorum flectebatur misericordia
8-35 Nec fecerunt misericordiam cum domo Jerobaal
Ruth. 1- 8 Faciat vobiscum Dominus misericordiam
3-10 Et priorem misericordiam posteriore superasti
1 Reg. 12- 7 De omnibus misericordiis Domini
15- 6 Tu enim fecisti misericordiam cum omnibus filiis Israël
20- 8 Fac ergo misericordiam in servum tuum
-14 Et si vixero, facies mihi misericordiam Do.
-15 Non auferes misericordiam tuam a domo
2 Reg. 2- 5 Benedicti... qui fecistis misericordiam hanc
- 6 Retribuet vobis quidem Dominus misericordiam
3- 8 Qui fecerim misericordiam super domum
7-15 Misericordiam autem meam non auferam
9- 1 Ut faciam cum eo misericordiam
- 3 Ut faciam cum eo misericordiam Dei
- 7 Faciam in te misericordiam propter Jonath.
10- 2 Faciam misericordiam cum Hanon
Sicut fecit pater ejus mecum misericordiam
15-20 Dominus faciet tecum misericordiam
22-51 Faciens misericordiam Christo suo David
24-14 Multæ enim misericordiæ ejus sunt
3 Reg. 3- 6 Tu fecisti cum... patre meo misericordiam
Custodisti ei misericordiam tuam grandem
8-23 Qui custodis... et misericordiam servis tuis
-50 Et dabis misericordiam coram eis
1 Par. 16-34 Quoniam in æternum misericordia ejus
-41 Quoniam in æternum misericordia ejus
17-13 Misericordiam meam non auferam ab eo
19- 2 Dixitque David : Faciam misericordiam cum Hanon
2 Par. 1- 8 Fecisti cum David patre meo misericordiam
5-13 Quoniam in æternum misericordia ejus
6-14 Qui custodis pactum et misericordiam
-42 Memento misericordiarum David servi tui
7- 3 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 6 Quoniam in æternum misericordia ejus
20-21 Quoniam in æternum misericordia ejus
24-22 Non est recordatus Joas rex misericordiæ
30- 9 Fratres vestri et filii habebunt misericordiam
32-32 Reliqua autem... et misericordiarum ejus
35-26 Sermonum Josiæ et misericordiarum ejus
1 Esdr. 3-11 Quoniam in æternum misericordia ejus
7-28 Et in me inclinavit misericordiam suam
9- 9 Sed inclinavit super nos misericordiam
2 Esdr. 1- 5 Qui custodis pactum et misericordiam
-11 Et da ei misericordiam ante virum hunc
9-19 In misericordiis tuis multis non dimisisti
2 Esdr. 9-28 Et liberasti eos in misericordiis tuis
-31 In misericordiis... non fecisti eos in consumptionem
-32 Custodiens pactum et misericordiam
Tobiæ. 3- 2 Misericordia, et veritas, et judicium
-13 Cum iratus fueris, misericordiam facies
-21 Ad misericordiam tuam venire licebit
8-18 Fecisti enim nobiscum misericordiam tuam
12- 6 Quia fecit vobiscum misericordiam suam
- 9 Et facit invenire misericordiam et vitam
13- 5 Salvabit nos propter misericordiam suam
- 8 Quod faciat vobiscum misericordiam suam
Judith. 7- 4 Orantes ut Deus... misericordiam suam ostenderet
-23 Expectemus a Domino misericordiam
8-12 Non est iste sermo qui misericordiam provocet
-17 Sic faciat nobiscum misericordiam suam
9-17 Exaudi... de tua misericordia præsumentem
10-12 Ut invenirent misericordiam in conspectu vestro
13-18 In me... adimplevit misericordiam suam
-21 Quoniam in sæculum misericordia ejus
Esth. 2-17 Habuitq. gratiam et misericordiam coram eo
Job. 6-14 Qui tollit ab amico suo misericordiam
10-12 Vitam et misericordiam tribuisti mihi
24-20 Obliviscatur ejus misericordia
37-13 In quocumque loco misericordiæ suæ
Psal. 5- 8 In multitudine misericordiæ tuæ, introibo
6- 5 Salvum me fac propter misericordiam tuam
12- 6 Ego autem in misericordia tua speravi
16- 7 Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis
17-51 Et faciens misericordiam Christo suo David
20- 8 Et in misericordia Altissimi non commovebitur
22- 6 Et misericordia tua subsequetur me
23- 5 Accipiet... et misericordiam a Deo salutari
24- 6 Reminiscere... et misericordiarum tuarum
- 7 Secund. misericordiam tuam memento mei
-10 Misericordia et veritas requirentibus
25- 3 Misericordia tua ante oculos meos est
30- 8 Exultabo et lætabor in misericordia tua
-17 Salvum me fac in misericordia tua
-22 Quoniam mirificavit misericordiam suam
31-10 Sperantem autem in Domino misericordia circumdabit
32- 5 Diligit misericordiam et judicium
Misericordia Domini plena est terra
-18 Qui sperant super misericordia ejus
-22 Fiat misericordia tua, Domine, super nos
35- 6 Domine, in cœlo misericordia tua
- 8 Multiplicasti misericordiam tuam, Deus
-11 Prætende misericordiam tuam scientibus te
39-11 Non abscondi misericordiam tuam
-12 Misericordia tua et veritas..susceperunt me
41- 9 In die mandavit Dominus misericordiam s.
47-10 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam
50- 3 Secundum magnam misericordiam tuam
51-10 Speravi in misericordia Dei in æternum
56- 4 Misit Deus misericordiam suam
-11 Usque ad cœlos misericordia tua
58-11 Deus meus, misericordia tua præveniet me
-17 Et exultabo mane misericordiam tuam
-18 Tibi psallam.. Deus meus, misericordia mea
60- 8 Misericordiam et veritatem ejus quis requiret?
61-13 Et tibi, Domine, misericordia
62- 4 Melior est misericordia tua super vitas
65-20 Qui non amovit... misericordiam suam a me
68-14 In multitudine misericordiæ tuæ exaudi me
-17 Quoniam benigna est misericordia tua
76- 9 In finem misericordiam suam abscindet?
-10 Continebit in ira sua misericordias suas?
78- 8 Cito anticipent nos misericordiæ tuæ
83-12 Misericordiam et veritatem diligit Deus
84- 8 Ostende nobis, Domine, misericordiam
-11 Misericordia et veritas obviaverunt sibi
85- 5 Multæ misericordiæ omnibus invocantibus
-13 Misericordia tua magna est super me
-15 Patiens, et multæ misericordiæ, et verax
87-12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro misericordiam tuam?
88- 2 Misericordias Domini in æternum cantabo
- 3 In æternum misericordia ædificabitur
-15 Misericordia et veritas præcedent faciem
-25 Veritas mea et misericordia mea cum ipso
-29 In æternum servabo illi misericordiam m.
-34 Misericordiam a. meam non dispergam ab eo
-50 Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ, Domine
89-14 Repleti sumus mane misericordia tua
91- 3 Ad annuntiandum mane misericordiam t.
-11 Et senectus mea in misericordia uberi
93-18 Misericordia tua, Domine, adjuvabat me
97- 3 Recordatus est misericordiæ suæ
99- 5 In æternum misericordia ejus
Psal. 100- 1 Misericordiam et judicium cantabo tibi
102- 4 Coronat te in misericordia et miserationib.
- 6 Faciens misericordias Dominus
-11 Corroboravit misericordiam suam
-17 Misericordia autem Domini ab æterno
105- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 7 Non fuerunt memores... misericordiæ tuæ
-45 Secundum multitudinem misericordiæ suæ
-46 Et dedit eos in misericordias
106- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 8 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-15 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-21 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-31 Confiteantur Domino misericordiæ ejus
-43 Quis... et intelliget misericordias Domini?
107- 5 Magna est super cœlos misericordia tua
108-16 Non est recordatus facere misericordiam
-21 Quia suavis est misericordia tua
-26 Salvum me fac secundum misericordiam
113- 2 Super misericordia tua et veritate tua
116- 2 Confirmata est super nos misericordia ejus
117- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 2 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 3 Quoniam in sæculum misericordia ejus
-29 Quoniam in sæculum misericordia ejus
118-41 Veniat super me misericordia tua, Domine
-64 Misericordia tua, Domine, plena est terra
-76 Fiat misericordia tua ut consoletur me
-88 Secundum misericordiam tuam vivifica me
-124 Fac cum servo tuo secundum misericordiam
-149 Audi secundum misericordiam tuam
-156 Misericordiæ tuæ multæ, Domine
-159 In misericordia tua vivifica me
129- 7 Quia apud Dominum misericordia
135- 1 Confitemini Dom. quoniam bonus;
- 2 Confitemini Deo deorum;
- 3 Confitemini Domino dominorum;
- 4 Qui facit mirabilia magna solus;
- 5 Qui fecit cœlos in intellectu;
- 6 Qui firmavit terram super aquas;
- 7 Qui fecit luminaria magna;
- 8 Solem in potestatem diei;
- 9 Lunam et stellas in potestatem noctis;
-10 Qui percussit Ægyptum cum primogenitis eorum;
-11 Qui eduxit Israël de medio eorum;
-12 In manu potenti et brachio excelso;
-13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones,
-14 Et eduxit Israël per medium ejus;
-15 Et excussit Pharaonem et virtutem ejus in mari Rubro;
-16 Qui traduxit populum suum per desertum;
-17 Qui percussit reges magnos;
-18 Et occidit reges fortes;
-19 Sehon regem Amorrhæorum;
-20 Et Og regem Basan;
-21 Et dedit terram eorum hæreditatem;
-22 Hæreditatem Israël servo suo;
-23 Quia in humilitate nostra memor fuit nostri;
-24 Et redemit nos ab inimicis nostris;
-25 Qui dat escam omni carni;
-26 Confitemini Deo cœli;
Confitemini Domino dominorum;
} Quoniam in æternum misericordia ejus
137- 2 Super misericordia tua et veritate tua
- 8 Domine, misericordia tua in sæculum
140- 5 Corripiet me justus in misericordia
142- 8 Auditam fac mihi mane misericordiam t.
-12 Et in misericordia tua disperdes inimicos
143- 2 Misericordia mea et refugium meum
146-11 Qui sperant super misericordia ejus
Prov. 3- 3 Misericordia et veritas te non deserant
14-21 Qui credit in Domino, misericordiam diligit
-22 Misericordia et veritas præparant bona
15-27 Per misericordiam et fidem purgantur peccata
16- 6 Misericordia et veritate redimitur iniquitas
20-28 Misericordia et veritas custodiunt regem
21- 3 Facere misericordiam et judicium
-21 Qui sequitur justitiam et misericordiam
22- 9 Qui pronus est ad misericordiam, benedicetur
27- 4 Ira non habet misericordiam
28-13 Qui... et reliquerit ea, misericordiam consequetur
Sap. 4-15 Gratia Dei et misericordia est in sanctos ej.
6- 7 Exiguo enim conceditur misericordia
9- 1 Domine misericordiæ, qui fecisti omnia
10- 5 Et in filii misericordia fortem custodivit
11-10 Cum misericordia disciplinam accipientes
12- 5 Filiorum suor. necatores sine misericordia
-22 Speremus misericordiam tuam
15- 1 Et in misericordia disponens omnia
16-10 Misericordia e. tua adveniens sanabat illos

Sap. 19- 1 Impiis... sine misericordia ira supervenit
Eccli. 2- 7 Metuentes Dominum sustinete misericordiam ejus
- 9 In oblectationem veniet vobis misericordia
-23 Sic et misericordia illius cum ipso est
5- 7 Misericordia e. et ira ab illo cito proximant
16-12 Misericordia enim et ira est cum illo
-13 Secundum misericordiam suam
-14 Et non retardabit sufferentia misericordiam facientis
-15 Omnis misericordia faciet locum unicuique
17-28 Quam magna misericordia Domini
18- 4 Quis adjiciet enarrare misericordiam ejus?
- 9 Et effudit super eos misericordiam suam
-12 Misericordia a. Dei super omnem carnem
-13 Qui misericordiam habet, docet
28- 4 In... similem sibi non habet misericordiam
29- 1 Qui facit misericordiam, fœneratur proximo
35- 4 Qui facit misericordiam, offert sacrificium
-25 Et oblectabit justos misericordia sua
-26 Speciosa misericordia Dei
36-25 Si est lingua curationis, est... misericordiæ
40-17 Et misericordia in sæculum permanet
-24 Et super eos misericordia liberabit
44-10 Sed illi viri misericordiæ sunt
-27 Et conservavit illi homines misericordiæ
46- 9 In diebus Moysi misericordiam fecit ipse
47-24 Deus a. non derelinquet misericordiam s.
50-24 Fecit nobisc. secundum suam misericordiam
-26 Nobiscum esse Dei misericordiam
51- 4 Secundum multitudinem misericordiæ
-11 Memoratus sum misericordiæ tuæ, Domine
-37 Lætetur anima vestra in misericordia ejus
Isai. 16- 5 Et præparabitur in misericordia solium
44-23 Laudate, cœli, quoniam misericordiam fecit
47- 6 Non posuisti eis misericordias
54- 8 In misericordia sempiterna misertus sum
-10 Misericordia autem mea non recedet a te
55- 3 Misericordias David fideles
57- 1 Et viri misericordiæ colliguntur
63- 7 Secundum multitudinem misericordiarum
Jerem. 9-24 Qui facio misericordiam et judicium
16- 5 Abstuli... misericordiam et miserationes
31- 9 In fletu venient, et in misericordia reducam
32-18 Qui facis misericordiam in millibus
33-11 Quoniam in æternum misericordia ejus
42-12 Et dabo vobis misericordias, et miserebor
Thren. 3-22 Misericordiæ Domini quia non sumus consumpti
-32 Secundum multitudinem misericordiarum
Baruc. 2-19 Et petimus misericordiam ante conspectum
4-22 Venit mihi gaudium a sancto super misericordia
5- 9 Adducet e. Deus Israël... cum misericordia
Dan. 1- 9 Dedit a. Deus Danieli... et misericordiam
2-18 Ut quærerent misericordiam a facie Dei
3-35 Neque auferas misericordiam tuam a nobis
-39 Ut possimus invenire misericordiam tuam
-42 Secundum multitudinem misericordiæ tuæ
-89 Quoniam in sæculum misericordia ejus
-90 Quia in omnia sæcula misericordia ejus
4-24 Redime et iniquitates tuas misericordiis
9- 4 Custodiens pactum et misericordiam
- 9 Tibi a. Domino Deo nostro misericordia
Osee. 1- 6 Voca nomen ejus Absque misericordia
- 8 Ablactavit eam quæ erat Absque misericordia
2- 1 Et sorori vestræ: Misericordiam consecuta
-19 Sponsabo te mihi... et in misericordia
-23 Miserebor ej. quæ fuit Absque misericordia
4- 1 Et non est misericordia... in terra
6- 4 Misericordia vestra quasi nubes matutina
- 6 Misericordiam volui et non sacrificium
10-12 Metite in ore misericordiæ
12- 6 Misericordiam et judicium custodi
Joel. 2-13 Misericors est, patiens et multæ misericordiæ
Amos. 1-11 Eo quod... et violaverit misericordiam ejus
Jonæ. 2- 9 Misericordiam suam derelinquunt
Mich. 6- 8 Facere judicium, et diligere misericordiam
7-18 Quoniam volens misericordiam est
-20 Dabis... misericordiam Abraham
Habac. 3- 2 Cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis
Zach. 1-16 Revertar ad Jerusalem in misericordiis
7- 9 Et misericordiam et miserationes facite
1 Mac. 2-57 David in sua misericordia consecutus est sedem
3-44 Et peterent misericordiam et miserationes
4-24 Quoniam in sæculum misericordia ejus
13-46 Sed secundum misericordias tuas
2 Mac. 4-37 Et flexus ad misericordiam lacrymas fudit
6-16 Nunquam quidem a nobis misericordiam suam amovet
7-23 Spiritum vobis... cum misericordia reddet
2 Mac. 8- 5 Ira e. Domini in misericordiam conversa est
-27 Misericordiæ initium stillans in eos
9-13 A quo non esset misericordiam consecuturus
13-12 Et petentibus a Domino misericordiam
Matth. 5- 7 Quoniam ipsi misericordiam consequentur
9-13 Misericordiam volo, et non sacrificium
12- 7 Misericordiam volo, et non sacrificium
23-23 Et reliquistis... et misericordiam et fidem
Luc. 1-50 Et misericordia ejus a progenie in progenies
-54 Recordatus misericordiæ suæ
-58 Magnificavit Dominus misericordiam suam
-72 Ad faciendam misericordiam cum patribus
-78 Per viscera misericordiæ Dei nostri
7-13 Misericordia motus super eam
10-33 Et videns eum, misericordia motus est
-37 Qui fecit misericordiam in illum
15-20 Vidit illum pater... misericordia motus est
Rom. 1-31 Absque fœdere, sine misericordia
9-15 Misericordiam præstabo cujus miserebor
-23 Ut ostenderet divitias gloriæ suæ in vasa misericordiæ
-25 Vocabo... non misericordiam consecutam, misericordiam consecutam
11-30 Nunc autem misericordiam consecuti estis
-31 Non crediderunt in vestram misericordiam Ut et ipsi misericordiam consequantur
12- 1 Obsecro itaque vos, fratres, per misericordiam Dei
15- 9 Super misericordia honorare Deum
1 Cor. 7-25 Tanquam misericordiam consecutus a Do.
2 Cor. 1- 3 Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis
4- 1 Juxta quod misericordiam consecuti sumus
Galat. 6-16 Pax super illos, et misericordia
Ephes. 2- 4 Deus autem, qui dives est in misericordia
Colos. 3-12 Induite vos... viscera misericordiæ
1 Tim. 1- 2 Timotheo... gratia, misericordia, et pax
-13 Sed misericordiam Dei consecutus sum
-16 Sed ideo misericordiam consecutus sum
2 Tim. 1- 2 Charissimo filio, gratia, misericordia, pax
-16 Det misericordiam Dominus
-18 Det illi Dominus invenire misericordiam
Tit. 3- 5 Sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit
Hebr. 4-16 Adeamus.. ut misericordiam consequamur
Jacob. 2-13 Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam
Superexaltat autem misericordia judicium
3-17 Quæ autem desursum est sapientia... plena misericordia
1 Petr. 1- 3 Secundum misericordiam... regeneravit nos
2-10 Qui non consecuti misericordiam
Nunc autem misericordiam consecuti
2 Joan. - 3 Sit vobiscum gratia, misericordia, pax
Judæ. - 2 Misericordia vobis, et pax, et charitas
-21 Expectantes misericordiam Domini nostri

MISERICORS.

Exod. 22-27 Exaudiam eum, quia misericors sum
34- 6 Domine Deus, misericors et clemens
Deut. 4-31 Deus misericors, Dominus Deus tuus est
6-25 Eritque nostri misericors si custodierimus
2 Esdr. 9-17 Deus propitius, clemens et misericors
Tobiæ. 4- 8 Quo modo potueris, ita esto misericors
Psal. 77-38 Est misericors, et propitius fiet peccatis
85-15 Tu Domine Deus miserator et misericors
102- 8 Miserator et misericors Dominus
Longanimis et multum misericors
110- 4 Misericors et miserator Dominus
111- 4 Misericors, et miserator, et justus
114- 5 Misericors Dominus et justus
144- 8 Miserator et misericors Dominus
Patiens et multum misericors
Prov. 11-17 Benefacit animæ suæ vir misericors
13-13 Justi autem misericordes sunt et miserantur
19-22 Homo indigens misericors est
20- 6 Multi homines misericordes vocantur
Eccli. 2-13 Quoniam pius et misericors est Deus
4-10 Esto pupillis misericors ut pater
12- 4 Da misericordi, et ne suscipias peccatorem
23-16 A misericordibus omnia hæc auferentur
48-22 Invocaverunt Dominum misericordem
Thren. 4-10 Manus mulierum misericordium coxerunt
Baruc. 3- 2 Miserere, quia Deus es misericors
Joel. 2-13 Quia benignus et misericors est, patiens
Jonæ. 4- 2 Quia tu Deus clemens et misericors es
2 Mac. 1-24 Justus et misericors, qui solus es bonus rex
8-29 Misericordem Dominum postulabant
11- 9 Tunc omnes simul benedixerunt misericordem Dominum
Matth. 5- 7 Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur
Luc. 6-36 Estote ergo misericordes, sicut et Pater vester misericors est
Ephes. 4-32 Estote a. invicem benigni, misericordes
Hebr. 2-17 Ut misericors fieret, et fidelis pontifex ad Deum
Jacob. 5-11 Quoniam misericors Dominus est et miserator
1 Petr. 3- 8 Misericordes, modesti, humiles

MISOR.

Civitas Og regis Basan, et est in tribu Ruben, attributa Levitis in regione Gabalena. Serarius putat Misor esse eamdem cum Bosor, et ex textu LXX irrepsisse in nostram editionem Latinam.

Josue. 21-36 Bosor in solitudine, Misor et Jaser

MISPHAT.

Fons Judicii, ita dictus quod ibi Israelitæ contra Moysen et Aaron murmuraverint, jurgati, eosque et velut judicio accersiverint; ideo etiam dicitur aqua Contradictionis. Ibidem Deus Moysen et Aaron propter incredulitatem damnavit, ne terram promissionis ingrederentur. Postea cum illic, miraculo edito, Deus fuisset sanctificatus, locus dici cœptus est Cades.

Gen. 14- 7 Et venerunt ad fontem Misphat, ipsa est Cades

MITHRIDATES I.

Filius Gazabar, thesaurarius Cyri regis Persarum. Vide quod diximus ad verbum GAZABAR.

1 Esdr. 1- 8 Per manum Mithridatis filii Gazabar

MITHRIDATES II.

Unus ex aulicis consiliariis Artaxerxis regis Persarum. Ex eorum erat numero quos transtulerat Asenaphar de Assyria in Samariam.

1 Esdr. 4- 7 Mithridates, et Thabeel, et reliqui

MITIGATIO.

Eccli. 36-25 Est et mitigationis et misericordiæ

MITIGO.

Judith. 3-11 Nec... ferocitatem ejus pectoris mitigare potuerunt
Psal. 84- 4 Mitigasti omnem iram tuam
88-10 Motum autem fluctuum ejus tu mitigas
93-13 Ut mitiges ei a diebus malis
Prov. 15-18 Qui patiens est, mitigat suscitatas (*rixas*)
26-10 Qui imponit stulto silentium, iras mitigat
Eccli. 6- 5 Verbum dulce... mitigat inimicos
38- 7 In his curans mitigabit dolorem

MITIS.

Num. 12- 3 Erat enim Moyses vir mitissimus super omnes homines
Psal. 24- 9 Docebit mites vias suas
85- 5 Quoniam tu, Domine, suavis et mitis
Prov. 16-19 Melius est humiliari cum mitibus
Eccli. 10-17 Et sedere fecit mites pro eis
Isai. 29-19 Addent mites in Domino lætitiam
32- 7 Concinnavit ad perdendos mites in sermone
2 Mac. 6-29 Qui eum ducebant, et paulo ante fuerant mitiores
Matth. 5- 4 Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram
11-29 Quia mitis sum, et humilis corde

MITIUS.

2 Mac. 10- 4 Ut ab ipso mitius corriperentur

MITRA.

Exod. 29- 9 Et impones eis mitras: eruntque sacerdotes
39-26 Et mitras cum coronulis suis ex bysso
-30 Strinxer. eam cum mitra vitta hyacinthina
Levit. 8-13 Imposuitque mitras, ut jusserat Dominus
Judith. 10- 3 Et imposuit mitram super caput suum
Eccli. 45-14 Corona aurea super mitram ejus expressa
Isai. 3-19 Torques, et monilia, et armillas, et mitras
Baruc. 5- 2 Et imponet mitram capiti honoris æterni

MITTO.

Gen. 3-22 Nunc ergo ne forte mittat manum suam
19-10 Et ecce miserunt manum viri
-13 Coram Dom. qui misit nos ut perdamus illos
20- 2 Misit ergo Abimelech rex Geraræ, et tulit
24- 7 Ipse mittet Angelum suum coram te
-40 Mittet Angelum suum tecum, et diriget viam tuam
27-42 Quæ mittens et vocans Jacob filium suum
-45 Postea mittam et adducam te inde huc
28- 6 Et misisset eum in Mesopotamiam Syriæ
31- 4 Misit et vocavit Rachel et Liam in agrum

Gen. 32- 3 Misit a. et nuntios ante se ad Esaü fratrem s.
- 5 Mittoq. nunc legationem ad dominum meum
-16 Et misit per manus servorum suor. singulos
-18 Munera misit domino meo Esaü
37-13 Veni, mittam te ad eos. Quo respondente
-14 Missus de valle Hebron, venit in Sichem
-20 Et mittamus (*eum*) in cisternam veterem
-24 Miseruntque eum in cisternam veterem
-32 Mittentes qui ferrent ad patrem, et dicerent
38-17 Dixit : Mittam tibi hœdum de gregibus Arrhabonem, donec mittas quod polliceris
-20 Misit a. Judas hœdum per pastorem suum
-23 Ego misi hœdum quem promiseram
-25 Misit ad socerum suum, dicens
40- 3 Misit eos in carcerem principis militum
-15 Et hic innocens in lacum missus sum
41- 8 Misit ad omnes conjectores Ægypti
42-16 Mittite ex vobis unum, et adducat eum
43- 4 Si ergo vis eum mittere nobiscum
- 8 Mitte puerum mecum, ut proficiscamur
45- 5 Pro salute e. vestra misit me Deus ante vos
- 8 Sed Dei voluntate huc missus sum
-23 Tantumdem pecuniæ et vestium mittens
-27 Et universa quæ miserat, revixit spiritus ej.
46- 5 In plaustris quæ miserat Pharao ad portandum senem
-28 Misit autem Judam ante se ad Joseph
49-10 Donec veniat qui mittendus est
Exod. 2- 5 Misit unam e famulabus suis
3-10 Sed veni, et mittam te ad Pharaonem
-12 Et hoc habebis signum quod miserim te
-13 Deus patrum vestrorum misit me ad vos
-15 Deus Isaac et Deus Jacob misit me ad vos
4- 6 Mitte manum tuam in sinum tuum. Quam cum misisset in sinum, protulit leprosam
-13 Domine, mitte quem missurus es
-28 Omnia verba Domini quibus miserat eum
5-22 Cur afflixisti pop. istum? quare misisti me?
7-16 Dominus Deus Hebræorum misit me ad te
9- 7 Et misit Pharao ad videndum : nec erat quidquam
-14 Mittam omnes plagas meas super cor tuum
-19 Mitte ergo jam nunc, et congrega jumenta
-27 Misitque Pharao : et vocavit Moysen et Aaron
15- 7 Misisti iram tuam, quæ devoravit eos
-25 Quod cum misisset in aquas, in dulcedinem
16-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man
23-20 Ego mittam Angelum meum qui præcedat te
-27 Terrorem meum mittam in præcursum tuum, et occidam
24- 5 Misitq. juvenes de filiis Israël, et obtulerunt
- 6 Dimidiam partem sanguinis, et misit in crateras
-11 Nec super eos... misit manum suam
25-27 Erunt circuli aurei, ut mittantur vectes
26-28 Qui mittentur per medias tabulas a summo
30- 4 Ut mittantur in eos vectes, et altare portetur
-18 Et missa aqua, (-19) lavabunt in ea Aaron
33- 2 Et mittam præcursorem tui Angelum
-12 Non indicas mihi quem missurus es mecum
37- 5 Et quos misit in annulos, qui erant in later.
-14 Misitq. in eos vectes, ut possit mensa portari
-27 Ut mittantur in eos vectes, et possit altare
Levit. 5-11 Non mittet in eam oleum, nec thuris aliquid
14-15 Et de olei sextario mittet in manum suam
-26 Olei vero partem mittet in manum suam
-29 Mittet super caput purificati
16- 8 Mittensque super utrumque sortem
24-12 Miseruntque eum in carcerem
26-25 Mittam pestilentiam in medio vestri
Num. 5-17 Et pauxillum terræ... mittet in eam
13- 3 Mitte viros, qui considerent terram Chanaan
- 4 De deserto Pharan mittens principes viros
-17 Quos misit Moyses ad considerandam terr.
-18 Misit ergo eos Moyses ad considerandam terram
-28 Venimus in terram, ad quam misisti nos
14-36 Quos miserat Moyses ad contemplandam terram
16-12 Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan et Abir.
-28 In hoc scietis quod Dominus miserit me
-29 Cæteri visitari solent, non misit me Dom.
-46 Hausto igne de altari, mitte incensum desuper
19- 6 Coccumque bis tinctum sacerdos mittet in flammam, quæ vaccam vorat
-17 Et mittent aquas vivas super eos in vas
20-14 Misit interea nuntios Moyses de Cades
-16 Miseritque Angelum, qui eduxerit nos
21- 6 Quamobrem misit Dominus in populum ignitos serpentes
-21 Misit autem Israël nuntios ad Sehon regem
-32 Misitque Moyses qui explorarent Jazer
22- 5 Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor

Num. 22-10 Filius Sephor rex Moabitarum misit ad me
-15 Et nobiliores quam ante miserat, misit
-37 Dixitque ad Balaam : Misi nuntios ut vocarent te
-40 Misit ad Balaam, et principes... munera
24-12 Nonne nuntiis tuis, quos misisti ad me, dixi
31- 4 Eligantur ex Israël qui mittantur ad bellum
- 6 Quos misit Moyses cum Phinees filio Eleaz.
32- 8 Quando misi de Cadesbarne ad explorandam
Deut. 1-22 Mittamus viros qui considerent terram
-23 Misi ex vobis duodecim viros
2-25 Hodie incipiam mittere terrorem
-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth
7-20 Crabrones mittet Dominus Deus tuus in eos
9-23 Et quando misit vos de Cadesbarne, dicens
12- 7 Lætabimini in cunctis ad quæ miseritis man.
13- 9 Et postea omnis populus mittat manum
15-10 Et in cunctis ad quæ manum miseris
16- 9 Ab ea die qua falcem in segetem miseris
17- 7 Et manus reliqui populi extrema mittetur
19-12 Mittent seniores civitatis illius et arripient
28-20 Mittet Dominus super te famem, et esuriem
34-11 In omnibus signis... quæ misit per eum
Josue. 1-16 Et quocumque miseris, ibimus
2- 1 Misit igitur Josuë filius Nun de Setim duos
- 3 Misitque rex Jericho ad Rahab dicens
- 7 Hi autem, qui missi fuerant, secuti sunt eos
6-22 Viris, qui exploratores missi fuerant
-25 Nuntios, quos miserat ut explorarent Jericho
7- 2 Cumque mitteret Josuë de Jericho viros
- 6 Miseruntque pulverem super capita sua
-22 Misit ergo Josuë ministros : qui currentes
8- 3 Triginta millia virorum fortium misit nocte
10- 3 Misit ergo Adonisedec rex Jerusalem ad Oham
- 6 Habitatores a. Gabaon... miserunt ad Josuë
-11 Dominus misit super eos lapides magnos
11- 1 Jabin rex Asor misit ad Jobab regem Madon
14- 7 Quando misit me Moyses famulus Domini
-11 Quando ad explorandum missus sum
18- 4 Eligite... ternos viros, ut mittam eos
- 6 Venietis ad me ut... mittam vobis hic sortem
- 8 Revertimini.. ut.. in Silo mittam vobis sort.
-10 Qui misit sortes coram Domino in Silo
22-13 Et interim miserunt ad illos in terram Galaad
24- 5 Misique Moysen et Aaron
- 9 Misitque et vocavit Balaam filium Beor
-12 Misique ante vos crabrones : et ejeci eos
Judic. 3-15 Miseruntque filii Israël
4- 6 Quæ misit et vocavit Barac filium Abinoëm
5-26 Sinistram manum misit ad clavum
6- 8 Qui misit ad eos virum prophetam
-14 Scito quod miserim te
-19 Jus carnium mittens in ollam, tulit omnia
-35 Misitque nuntios in universum Manassen
7-24 Misitque Gedeon nuntios in omnem montem
9-23 Misitque Dominus spiritum pessimum
-31 Et misit clam ad Abimelech nuntios dicens
11-12 Et misit nuntios ad regem filiorum Ammon
-17 Misitque nuntios ad regem Edom
Misit quoque ad regem Moab
-19 Misit itaque Israël nuntios ad Sehon
13- 8 Ut vir Dei, quem misisti, veniat iterum
16-18 Misit ad principes Philisthinorum ac mandavit
18- 2 Miserunt ergo filii Dan... quinque viros
-14 Qui prius missi fuerant ad considerandam terram Laïs
19-29 Misit in omnes terminos Israël
20- 6 Concidi misique partes in omnes terminos
-12 Et miserunt nuntios ad omnem tribum
21-10 Miserunt itaque decem millia viros
-13 Miseruntque nuntios ad filios Benjamin
1 Reg. 2-14 Et mittebat eam in lebetem vel in caldariam
4- 4 Misit ergo populus in Silo, et tulerunt inde arcam
5- 8 Et mittentes congregaverunt omnes satrapas
-10 Miserunt ergo arcam Dei in Accaron
-11 Miserunt itaque et congregaverunt omnes
6-21 Miseruntque nuntios ad habitatores
9-16 Cras mittam virum ad te de terra Benjamin
11- 3 Ut mittamus nuntios ad universos terminos
- 7 Concidit... misitque in omnes terminos Isr.
12- 8 Misit Dominus Moysen et Aaron
-11 Et misit Dominus Jerobaal et Badan
14-42 Et ait Saül : Mittite sortem inter me
15- 1 Me misit Dominus ut ungerem te in regem
-18 Et misit te Dominus in viam, et ait : Vade
-20 Ambulavi in via per quam misit me Dom.
16- 1 Veni, ut mittam te ad Isaï Bethlehemitem
-11 Ait Samuël ad Isaï : Mitte, et adduc eum
-12 Misit ergo, et adduxit eum
-19 Misit ergo Saül nuntios ad Isaï, dicens
Mitte ad me David filium tuum

1 Reg. 16-20 Et misit per manum David filii sui Saüli
-22 Misitque Saül ad Isaï dicens
17-40 Misit eos in peram pastoralem quam habebat
-49 Et misit manum suam in peram
18- 5 Ad omnia quæcumque misisset eum Saül
-11 Et misit eam, putans quod configere posset
19-11 Misit ergo Saül satellites suos in domum
-14 Misit aut. Saül apparitores, qui raperent
-15 Rursumque misit Saül nuntios ut viderent
-20 Misit ergo Saül lictores, ut raperent David
-21 Et rursum misit Saül tertios nuntios
20-12 Si... et non statim misero ad te
-20 Et ego tres sagittas mittam juxta eum
-21 Mittam quoque et puerum, dicens ei
-31 Itaque jam nunc mitte, et adduc eum ad me
-37 Venit... ad locum jaculi quod miserat Jonathas
21- 2 Nemo sciat rem propter quam missus es
22-11 Misit ergo rex ad accersendum Achimelech
24- 7 Ut mittam manum meam in eum
25- 5 Misit decem juvenes, et dixit eis : Ascendite
-14 Ecce David misit nuntios de deserto
-25 Non vidi pueros tuos, domine mi, quos misisti
-32 Benedictus... qui misit hodie te in occursum
-39 Misit ergo David, et locutus est ad Abigaïl
-40 David misit nos ad te, ut accipiat te sibi
26- 4 Misit exploratores, et didicit quod illuc venisset certissime
30-26 Et misit dona de præda senioribus Juda
31- 9 Et miserunt in terram Philisthinorum
2 Reg. 1-14 Quare non timuisti mittere manum tuam
2- 5 Misit ergo David nuntios ad viros Jabes
3-12 Misit ergo Abner nuntios ad David
-14 Misit autem David nuntios ad Isboseth
-15 Misit ergo Isboseth, et tulit eam a viro suo
-26 Misit nuntios post Abner, et reduxit eum
5-11 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios
8-10 Misit Thoü Joram filium suum ad regem
9- 5 Misit ergo rex David, et tulit eum de domo
10- 2 Misit ergo David, consolans eum per servos
- 3 Putas quod... miserit David ad te consolatores?
Misit David servos suos ad te
- 5 Cum nuntiatum esset David, misit in occursum eorum
- 6 Miserunt, et conduxerunt mercede Syrum
- 7 Misit Joab et omnem exercitum bellatorum
-16 Misitque Adarezer, et eduxit Syros
11- 1 Misit David Joab, et servos suos cum eo
- 3 Misit ergo rex, et requisivit quæ esset mulier
- 4 Missis itaque David nuntiis, tulit eam
- 5 Mittensque nuntiavit David, et ait : Concepi
- 6 Misit autem David ad Joab, dicens
Mitte ad me Uriam Hethæum
Misitque Joab Uriam ad David
-14 Scripsit... Joab : misitque per manum Uriæ
-18 Misit itaque Joab, et nuntiavit David omnia
-20 An ignorabatis quod... ex muro tela mittantur?
-21 Nonne mulier misit sup. eum fragmen molæ
-27 Misit David, et introduxit eam in domum
12- 1 Misit ergo Dominus Nathan ad David
-25 Misitque in manu Nathan prophetæ
-27 Misitque Joab nuntios ad David, dicens
13- 7 Misit ergo David ad Thamar domum
14- 2 Misit Thecuam, et tulit inde mulierem
-29 Misit itaque ad Joab, ut mitteret eum ad regem : qui noluit venire ad eum
Cumque secundo misisset, et ille noluisset
-32 Misi ad te obsecrans ut venires ad me, et mitterem te ad regem, et diceres ei
15-10 Misit autem Absalom exploratores
-36 Et mittetis per eos ad me omne verbum
16- 6 Mittebatque lapides contra David
-13 Maledicens, et mittens lapides advers. eum
17-16 Nunc ergo mittite cito, et nuntiate David
18-12 Nequaquam mitterem manum meam in filium regis
-29 Cum mitteret Joab servus tuus, o rex
19-11 Rex vero David misit ad Sadoc et Abiathar
-14 Miseruntque ad regem dicentes : Revertere
20-21 Ecce caput ejus mittetur ad te per murum
22-15 Misit sagittas, et dissipavit eos
-17 Misit de excelso, et assumpsit me
24-13 Quem respondeam ei qui me misit sermonem
3 Reg. 1-44 Misitque cum eo Sadoc sacerdotem
-53 Misit ergo rex Salomon, et eduxit eum
2-25 Misitque rex Salomon per manum Banaïæ
-29 Misitque Salomon Banaïam filium Joïadæ
-36 Misit quoque rex, et vocavit Semei
-42 Et mittens vocavit eum, dixitque illi
5- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri servos suos

3 *Reg.* 5- 2 Misit autem Salomon ad Hiram, dicens
- 8 Et misit Hiram ad Salomonem, dicens
-14 Mittebatque eos in Libanum, decem millia
7-13 Misit quoque rex Salomon, et tulit Hiram
8-44 Quocumque miseris eos, orabunt te
9-14 Misit quoque Hiram ad regem Salomonem
-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos
12- 3 Miseruntque et vocaverunt eum
-18 Misit ergo rex Roboam Aduram
-20 Miserunt et vocaverunt eum congregato cœtu
14- 6 Ego autem missus sum ad te durus nuntius
15-18 Et misit ad Benadad filium Tabremon
-19 Ideo misi tibi munera, argentum et aurum
-20 Misit principes exercitus sui in civitates
-22 Asa nuntium misit in omnem Judam
18-10 Non est gens aut regnum quo non miserit
-19 Nunc mitte, et congrega ad me... Israël
-20 Misit Achab ad omnes filios Israël
19- 2 Misitque Jezabel nuntium ad Eliam, dicens
-19 Misit pallium suum super illum
20- 2 Mittensque nuntios ad Achab regem Israël
- 5 Hæc dicit Benadad, qui misit nos ad te
- 6 Cras igitur... mittam servos meos ad te
- 7 Misit enim ad me pro uxoribus meis
- 9 Propter quæ misisti ad me servum tuum
-17 Misit itaque Benadad
21- 8 Et misit ad majores natu et optimates
-11 Sicut scriptum erat in litteris quas miserat
-14 Miseruntque ad Jezabel, dicentes
22-27 Dicit rex : Mittite virum istum in carcerem
4 *Reg.* 1- 2 Misitque nuntios, dicens ad eos : Ite
- 6 Ite, et revertimini ad regem qui misit vos
Mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron
- 9 Misitq. ad eum quinquagenarium principem
-11 Rursumque misit ad eum principem
-13 Iterum misit principem quinquagenarium
-16 Quia misisti nuntios ad consulendum
2- 2 Quia Dominus misit me usque in Bethel
- 4 Quia Dominus misit me in Jericho
- 6 Quia Dominus misit me usque ad Jordanem
-16 Qui ait : Nolite mittere
-17 Donec acquiesceret, et diceret : Mittite.
Et miserunt quinquaginta viros
-18 Numquid non dixi vobis : Nolite mittere?
-20 Afferte mihi vas novum, et mittite in illud sal
-21 Egressus ad fontem aquarum, misit in ill. sal
3- 7 Misitque ad Josaphat regem Juda, dicens
-25 Mittentes singuli lapides, repleverunt
4- 4 Et mitte inde in omnia vasa hæc
-22 Mitte mecum, obsecro, unum de pueris
-41 Cumque tulissent, misit in ollam, et ait
5- 5 Vade, et mittam litteras ad regem Israël
- 6 Scito quod miserim ad te Naaman servum
- 7 Quia iste misit ad me, ut curem hominem
- 8 Misit ad eum, dicens : Quare scidisti vestim.
-10 Misitque ad eum Eliseus nuntium, dicens
-22 Dominus meus misit me ad te, dicens
6- 6 Præcidit ergo lignum, et misit illuc
- 9 Misit itaque vir Dei ad regem Israël, dicens
-10 Misit itaque rex Israël ad locum
-13 Et videte ubi sit : ut mittam, et capiam eum
-14 Misit ergo illuc equos et currus et robur
-32 Numquid scitis quod miserit filius homicidæ
7-13 Et mittentes explorare poterimus
-14 Misitque rex in castra Syrorum, dicens
8- 9 Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te
9-17 Tolle currum, et mitte in occursum eorum
-19 Misit etiam currum equorum secundum
10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samar.
- 5 Miserunt ergo præpositi domus, et præfecti
- 7 In cophinis, et miserunt ad eum in Jezrahel
-21 Et misit in universos terminos Israël
11- 4 Anno autem septimo misit Joïada
12- 9 Mittebantq. in eo sacerdotes, qui custodieb.
-18 Misitque Hasaëli regi Syriæ, et recessit
14- 8 Tunc misit Amasias nuntios ad Joas
- 9 Dicens : Carduus Libani misit ad cedrum
-19 Miseruntque post eum in Lachis et interfec.
15-37 In diebus illis cœpit Dominus mittere
16- 7 Misit a. Achaz nuntios ad Theglathphalasar
- 8 Misit regi Assyriorum munera
-10 Misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem
17- 4 Quod rebellare nitens misisset nuntios ad Sua
Obsedit eum, et vinctum misit in carcerem
-13 Et sicut misi ad vos in manu servorum
18-14 Tunc misit Ezechias rex Juda nuntios ad regem
-17 Misit autem rex Assyriorum Tharthan
-27 Numquid ad dominum t. et ad te misit me
19- 2 Et misit Eliacim præpositum domus, et Sobnam

4 *Reg.* 19- 4 Quem misit rex Assyriorum dominus suus
- 9 Et iret contra eum, misit nuntios ad Ezechiam
-16 Qui misit ut exprobraret nobis Deum viventem
-18 Et miserunt deos eorum in ignem
-20 Misit autem Isaïas filius Amos ad Ezechiam
-30 Mittet radicem deorsum, et faciet fructum
-32 Nec mittet in eam sagittam, nec occupabit
20-12 In tempore illo misit Berodach Baladan
22- 3 Misit rex Saphan filium Aslia filii Messulam
-15 Dicite viro, qui misit vos ad me
-18 Qui misit vos ut consuleretis Dominum
23- 1 Qui misit : et congregati sunt ad eum omnes
-16 Misitque et tulit ossa de sepulcris, et combussit
1 *Par.* 10- 9 Miserunt in terram suam, ut circumferretur
13- 2 Mittamus ad fratres nostros reliquos
14- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios
18-10 Misit Adoram filium suum ad regem David
19- 2 Misitq. David nuntios ad consolandum eum
- 3 Tu forsitan putas, quod David honoris causa in patrem tuum miserit qui consolentur te
- 5 Misit in occursum eorum
- 6 Miserunt mille talenta argenti, ut conducerent
- 8 Misit Joab, et o. exercitum virorum fortium
-16 Misit nuntios, et adduxit Syrum
21-12 Igitur vide quid respondeam ei qui misit me
-14 Misit ergo Dominus pestilentiam in Israël
-15 Misit quoque Angelum in Jerusalem
24-31 Miseruntque et ipsi sortes contra fratres suos
25- 8 Miseruntque sortes per vices suas, ex æquo
26-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo, et parvis
2 *Par.* 2- 3 Misit quoque ad Hiram regem Tyri, dicens
Et misisti ei ligna cedrina ut ædificaret sibi
- 7 Mitte ergo mihi virum eruditum
- 8 Et ligna cedrina mitte mihi, et arceuthina
-11 Per litteras quas miserat Salomoni
-13 Misi ergo tibi virum prudentem et scientis.
-15 Quæ pollicitus es, domine mi, mitte servis tuis
6-34 Si egressus fuerit... per viam in qua miseris
7-13 Et misero pestilentiam in populum meum
8-18 Misit a. ei Hiram per manus servorum suor.
10-18 Misitque rex Roboam Aduram, qui præerat
16- 2 Misitque ad Benadad regem Syriæ
- 3 Quam ob rem misi tibi argentum et aurum
- 4 Benadad misit principes exercituum suor.
-10 Jussit eum mitti in nervum
17- 7 Misit de principibus suis Benhaïl et Obdiam
18-26 Hæc dicit rex : Mittite hunc in carcerem
24-10 Atque miserunt ita ut impleretur
-19 Mittebatque eis prophetas ut reverterentur
-21 Miserunt lapides juxta regis imperium
-23 Atque universam prædam miserunt regi
25-15 Misit ad illum prophetam qui diceret
-17 Misit ad Joas filium Joachaz filii Jehu
-18 Carduus, qui est in Libano, misit ad cedrum
-27 Miserunt, et interfecerunt eum ibi
26-15 Ut mitterent sagittas et saxa grandia
28-16 Misit rex Achaz ad regem Assyriorum
30- 1 Misitquoq. Ezechias ad om. Israël et Judam
- 5 Ut mitterent nuntios in universum Israël
32- 9 Misit Sennacherib rex Assyriorum servos
-21 Et misit Dominus Angelum, qui percussit
-31 Qui missi fuerant ad eum, ut interrogarent
34- 8 Misit Saphan filium Eseliæ, et Maasiam
-22 Et hi qui simul a rege missi fuerant
-23 Dicite viro, qui misit vos ad me
-26 Ad regem autem Juda, qui misit vos
35-21 At ille, missis ad eum nuntiis, ait
36-10 Misit Nabuchodonosor rex qui adduxerunt
-15 Mittebat a. Do. Deus patrum suor. ad illos
1 *Esdr.* 4-11 Exemplar epistolæ quam miserunt ad eum
-14 Idcirco misimus et nuntiavimus regi
-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
-18 Accusatio, quam misistis ad nos, manifeste
5- 6 Exemplar epistolæ quam misit Thathanai
- 7 Sermo quem miserant ei, sic scriptus erat
-17 Voluntatem regis super hac re mittat ad nos
7-14 Missus es, ut visites Judæam et Jerusalem
8-16 Itaque misi Eliezer, et Ariel, et Semeiam
-17 Et misi eos ad Eddo, qui est primus
10- 7 Et missa est vox in Juda et in Jerusalem
2 *Esdr.* 2- 6 Et placuit ante vultum regis, et misit me
- 9 Miserat aut. rex mecum principes militum
6- 2 Miserunt Sanaballat et Gossem ad me
- 3 Misi ergo ad eos nuntios, dicens : Opus
- 4 Miserunt a. ad me secundum verbum hoc
- 5 Misit ad me Sanaballat juxta verbum prius
- 8 Et misi ad eos, dicens : Non est factum
-12 Et intellexi quod Deus non misisset eum
-17 Judæorum epistolæ mittebantur ad Tobiam
-19 Et Tobias mittebat epistolas ut terreret me

2 *Esdr.* 8-10 Et mittite partes his qui non præparaverunt
-12 Ut comederet, et biberet, et mitteret partes
10-34 Sortes ergo misimus super oblationem
11- 1 Reliqua vero plebs misit sortem, ut tollerent
13-21 Si secundo hoc feceritis, manum mittam in vos
Tobiæ. 3-25 Missus est Angelus Domini sanctus Raphaël
5-24 Nunquam fuisset ipsa pecunia, pro qua misisti eum
7- 6 Et misit se Raguël, et cum lacrymis osculatus est eum
8-14 Mitte unam ex ancillis tuis, et videat si mortuus est
-15 At illa misit unam ex ancillis suis
10- 4 Heu me, fili mi, ut quid te misimus peregrinari
- 6 Satis fidelis est vir ille, cum quo misimus eum
- 8 Mane hic : et ego mittam nuntium salutis
12-14 Et nunc misit me Dominus ut curarem te
-20 Tempus est ergo ut revertar ad eum qui me misit
Judith. 1- 7 Et misit ad omnes qui habitabant in Cilicia
-10 Ad hos omnes misit nuntios Nabuchodon.
3- 1 Tunc miserunt legatos suos, univ. urbium
4- 3 Miserunt in omnem Samariam per circuit.
7- 4 Mittentes cinerem super capita sua
8- 9 Misit ad presbyteros Chabri et Charmi
11-13 Et misit me Dominus hæc ipsa nuntiare tibi
-17 Hæc ipsa missa sum nuntiare tibi
-20 Benefecit Deus, qui misit te ante populum
13-11 Et jussit ut mitteret illud in peram suam
15- 5 Misit itaq. Ozias nuntios per omnes civitat.
- 6 Electam juventutem armatam misit post eos
16-17 Misisti spiritum tuum, et creata sunt
Esth. 1-22 Et misit epistolas ad universas provincias
2- 3 Et mittantur qui considerent per universas
3- 6 Et pro nihilo duxit in unum Mardochæum mittere manus suas
- 7 Missa est sors in urnam
-13 Missæ sunt per cursores regis ad universas
-15 Festinabant cursores, qui missi erant
4- 4 Vestem misit, ut ablato sacco induerent eum
8- 7 Quia ausus est manum mittere in Judæos
- 8 Epistolis, quæ ex regis nomine mittebantur
-10 Epistolæ, quæ regis nomine mittebantur
Obsignatæ sunt, et missæ per veredarios
9-19 Et mittant sibi mutuo partes epularum
-20 Et litteris comprehensa misit ad Judæos
-22 Et mitterent sibi invicem ciborum partes
-24 Et misit Phur, quod nostra lingua vertitur in sortem
-26 Eo quod Phur, id est, sors, in urnam missa fuerit
-30 Et miserunt ad omnes Judæos
12- 2 Didicit quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere
16-19 Hoc autem edictum, quod nunc mittimus
Job. 1- 4 Et mittentes vocabant tres sorores suas
- 5 Mittebat ad eos Job, et sanctificabat illos
2- 5 Alioquin mitte manum tuam et tange os ejus
15-29 Nec mittet in terra radicem suam
27-22 Mittet super eum, et non parcet
38-35 Numquid mittes fulgura, et ibunt
41-14 Mittet contra eum fulmina
Psal. 17-15 Misit sagittas suas, et dissipavit eos
-17 Misit de summo, et accepit me
19- 3 Mittat tibi auxilium de sancto : et de Sion tueatur te
21-19 Super vestem meam miserunt sortem
56- 4 Misit de cœlo, et liberavit me
Misit Deus misericordiam suam et veritatem
58- 1 Quando misit Saül, et custodivit domum
77- 9 Filii Ephrem intendentes et mittentes arcum
-25 Cibaria misit eis in abundantia
-45 Misit in eos cœnomyiam, et comedit eos
-49 Misit in eos iram indignationis suæ
80-15 Et super tribulantes eos misissem manum
104-17 Misit ante eos virum : in servum venumdatus est
-20 Misit rex, et solvit eum
-26 Misit Moysen servum suum
-28 Misit tenebras, et obscuravit
105-15 Et misit saturitatem in animas eorum
106-20 Misit verbum suum, et sanavit eos
110- 9 Redemptionem misit populo suo
125- 6 Euntes ibant et flebant, mittentes semina.
134- 9 Et misit signa et prodigia in medio tui
147-17 Mittit crystallum suam sicut buccellas
Prov. 1-14 Sortem mitte nobiscum, marsupium unum
9- 3 Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem
10-26 Sic piger his qui miserunt eum
16-33 Sortes mittuntur in sinum, sed a Domino
17-11 Angelus autem crudelis mittetur contra eum
22-21 Respondere ex his illis qui miserunt te

Prov. 25-13 Ita legatus fidelis ei qui misit eum
26- 6 Qui mittit verba per nuntium stultum
- 8 Sicut qui mittit lapidem in acerv. Mercurii
-18 Sicut noxius est qui mittit sagittas
31-19 Manum suam misit ad fortia
Eccle. 11- 1 Mitte panem tuum sup. transeuntes aquas
Cant. 5- 4 Dilectus meus misit manum s. per foramen
Sap. 5-23 Et a petrosa ira plenæ mittentur grandines
9-10 Mitte illam de cœlis sanctis tuis, et a sede
-17 Et miseris Spiritum sanctum tuum de altissimis
12- 8 Et misisti antecessores exercitus tui vespas
16- 3 Propter ea, quæ illis ostensa et missa sunt
-18 Quæ ad impios missa erant animalia
Eccli. 22-25 Mittens lapidem in volatilia, dejiciet illa
24-13 Hæreditare, et in electis meis mitte radices
-37 Qui mittit disciplinam sicut lucem
27-28 Qui in altum mittit lapidem, super caput
30- 3 Qui docet filium suum, in zelum mittit inimicum
33-28 Mitte illum in operationem, ne vacet
37-10 Ne forte mittat sudem in terram, et dicat
39- 9 Tanquam imbres mittet eloquia sapientiæ
48-20 Et misit Rabsacen, et sustulit manum suam
Isai. 6- 8 Quem mittam? et quis ibit nobis? Et dixi: Ecce ego, mitte me
9- 8 Verbum misit Do. in Jacob, et cecidit in Isr.
10- 6 Ad gentem fallacem mittam eum
-16 Propter hoc mittet dominator Dominus
11- 8 Qui ablactatus fuerit, manum suam mittet
18- 2 Qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri
19- 8 Lugebunt omnes mittentes in flumen hamum
-20 Et mittet eis salvatorem et propugnatorem
20- 1 Cum misisset eum Sargon rex Assyriorum
22-18 Quasi pilam mittet te in terram latam
28-16 Ego mittam in fundamentis Sion lapidem
34-17 Et ipse misit eis sortem
36- 2 Et misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis
-12 Numquid ad Dom. tuum et ad te misit me
37- 2 Et misit Eliacim, qui erat super domum
- 4 Quem misit rex Assyriorum dominus suus
- 9 Misit nuntios ad Ezechiam, dicens
-17 Quæ misit ad blasphemandum Deum vivent.
-21 Et misit Isaïas filius Amos ad Ezechiam
-31 Et mittet id quod salvatum fuerit de domo
-33 Et non mittet in circuitu ejus aggerem
39- 1 In tempore illo misit Merodac Baladan
42-19 Et surdus, nisi ad quem nuntios meos misi?
43-14 Propter vos misi in Babylonem
48-16 Et nunc Do. Deus misit me, et spiritus ejus
55-11 Et prosperabitur in his ad quæ misi illud
57- 9 Misisti legatos tuos procul, et humiliata es
61- 1 Ad annuntiandum mansuetis misit me
66-19 Et mittam ex eis qui salvati fuerint
Jerem. 1- 7 Quoniam ad omnia, quæ mittam te, ibis
- 9 Et misit Dominus manum suam; et tetigit
2-10 In Cedar mittite, et considerate vehement.
4-29 A voce equitis et mittentis sagittam, fugit
7-25 Et misi ad vos omnes servos meos prophetas per diem consurgens diluculo, et mittens
8-17 Ecce ego mittam vobis serpentes regulos
9-16 Mittam post eos gladium, donec consumantur
-17 Et ad eas, quæ sapientes sunt, mittite
11-19 Mittamus lignum in panem ejus
12- 2 Plantasti eos, et radicem miserunt
14- 3 Majores miserunt minores suos ad aquam
-14 Non misi eos, et non præcepi eis
-15 Prophetant in nomine meo, quos ego non misi
15- 8 Misi super civitates repente terrorem
16-16 Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Do.
17- 8 Quod ad humorem mittit radices suas
19-14 Quo miserat eum Dom. ad prophetandum
20- 2 Et misit eum in nervum, quod erat in porta
21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur
22-26 Mittam te, et matrem tuam quæ genuit te
23-21 Non mittebam prophetas, et ipsi currebant
-32 Cum ego non misissem eos, nec mandassem
-38 Et misi ad vos, dicens: Nolite dicere: Onus
24-10 Mittam in eis gladium, et famem, et pestem
25- 4 Et misit Dominus ad vos omnes servos suos Consurgens diluculo, mittensque
- 9 Ecce ego mittam, et assumam universas
-15 Cunctis gentibus, ad quas ego mittam te
-16 A facie gladii, quem ego mittam inter eos
-17 Cunctis gentibus, ad quas misit me Dominus
-27 A facie gladii, quem ego mittam inter vos
26- 5 Quos ego misi ad vos de nocte consurgens
-12 Dominus misit me ut prophetarem
-15 In veritate enim misit me Dominus ad vos
-22 Misit rex Joakim viros in Ægyptum
27- 3 Et mittes eas ad regem Edom, et ad regem
-15 Quia non misi eos, ait Dominus

Jerem. 28- 9 Propheta, quem misit Dominus in veritate
-15 Non misit te Dominus, et tu confidere fecisti
-16 Ecce ego mittam te a facie terræ
29- 1 Hæc sunt verba libri quem misit Jeremias
- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuchod.
- 9 Et non misi eos, dicit Dominus
-17 Ecce mittam in eos gladium et famem
-19 Quæ misi ad eos per servos meos prophetas, de nocte consurgens, et mittens
-25 Pro eo quod misisti in nomine tuo libros
-26 Ut mittas eum in nervum et in carcerem
-28 Quia super hoc misit in Babylonem ad nos
-31 Mitte ad omnem transmigrationem, dicens Prophetavit vobis Semeias, et ego non misi
35-15 Misiq. ad vos omnes servos meos prophetas Consurgens diluculo, mittensque et dicens
36-14 Miserunt itaque omnes principes ad Baruch
-21 Misitque rex Judi ut sumeret volumen
37- 3 Et misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ
- 4 Non e. miserant eum in custodiam carceris
- 6 Qui misit vos ad me interrogandum
-14 Cæsum eum miserunt in carcerem
-16 Mittens autem Sedecias rex tulit eum
38- 7 Audivit..quod misissent Jeremiam in lacum
- 9 Mittentes eum in lacum ut moriatur ibi fame
-14 Et misit rex Sedecias, et tulit ad se Jerem.
39-13 Misit ergo Nabuzardan princeps militiæ
-14 Miserunt, et tulerunt Jeremiam de vestib.
40-10 Ut respondeam præcepto Chaldæorum, qui mittuntur ad nos
-14 Misit Ismahel filium Nathaniæ percutere
42- 5 In quo miserit te Dominus Deus tuus ad nos
- 6 Voci Do... ad quem mittimus te, obediemus
- 9 Dominus Deus Israel, ad quem misistis me
-20 Vos enim misistis me ad Do. Deum nostrum
-21 Super universis pro quibus misit me ad vos
43- 1 Pro quibus miserat eum Dom. Deus eorum
- 2 Non misit te Dominus Deus noster, dicens
-10 Ecce ego mittam, et assumam Nabuchodon.
44- 4 Et misi ad vos omnes servos meos prophetas De nocte consurgens, mittensque et dicens
48-12 Et mittam ei ordinatores et stratores laguncularum
49-14 A Domino, et legatus ad gentes missus est
-37 Mittam post eos gladium donec consumam
51- 2 Et mittam in Babylonem ventilatores
Thren. 1-10 Manum suam misit hostis ad omnia
-13 De excelso misit ignem in ossibus meis
3-13 Misit in renibus meis filias pharetræ suæ
Baruc. 1- 7 Et miserunt in Jerusalem ad Joakim
-10 Et dixerunt: Ecce misimus ad vos pecunias
-14 Quem misimus ad vos recitari in templo
-21 Omnia verba prophetarum, quos misit ad nos
2-20 Sed quia misisti iram tuam et furorem tuum
6- 1 Exemplar epistolæ quam misit Jeremias
-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat
Ezech. 2- 3 Fili hominis, mitto ego te ad filios Israël
- 4 Indomabili corde sunt, ad quos ego mitto te
- 9 Et vidi, et ecce manus missa ad me
3- 5 Et ignotæ linguæ tu mitteris, ad domum Is.
- 6 Et si ad illos mittereris, ipsi audirent te
4- 9 Et mittes ea in vas unum, et facies tibi panes
5-16 Quando misero sagittas famis pessimas in eos Et quas mittam ut disperdam vos
13- 6 Ait Dominus: cum Dom. non miserit eos
17- 7 Vinea ista quasi mittens radices suas ad eam
-15 Qui recedens ab eo misit nuntios ad Ægypt.
19- 9 Et miserunt eum in caveam, in catenis adduxerunt
Miseruntque eum in carcerem
23-16 Et misit nuntios ad eos in Chaldæam
-40 Miserunt ad viros venientes de longe, ad quos nuntium miserant
24- 3 Ollam pone, inquam, et mitte in eam aquam
43-24 Et mittent sacerdotes super eos sal
47-22 Et mittetis eam in hæreditatem vobis
48-29 Hæc est terra quam mittetis in sortem
Dan. 3- 2 Itaque Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas
- 6 Ead. hora mittetur in fornacem ignis ardent.
-11 Mittatur in fornacem ignis ardentis
-15 Eadem hora mittemini in fornacem ignis
-20 Mitterent eos in fornacem ignis ardentis
-21 Missi sunt in medium fornacis ignis ardentis
-22 Porro viros illos, qui miserant Sidrach
-46 Et non cessabant qui miserant eos ministri
-91 Nonne tres viros misimus in medium ignis
-95 Qui misit Angelum suum, et eruit serv. suos
5-24 Idcirco ab eo missus est articulus manus
6- 7 Mittatur in lacum leonum
-12 Nisi te, rex, mitteretur in lacum leonum
-16 Et miserunt eum in lacum leonum
-22 Deus meus misit Angelum suum, et conclusit

Dan. 6-24 Et in lacum leonum missi sunt, ipsi et filii
8- 7 Cumque eum misisset in terram, conculcavit
10-11 Nunc enim sum missus ad te
11-42 Et mittet manum suam in terras
13-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ, uxorem Joakim. Et statim miserunt
14-30 Qui miserunt eum in lacum leonum
-36 Tolle prandium, quod misit tibi Deus
Osee. 5-13 Et misit ad regem Ultorem
8-14 Et mittam ignem in civitates ejus
Joel. 2-19 Ecce ego mittam vobis frumentum et vinum
-25 Fortitudo mea magna quam misi in vos
3- 3 Et super populum meum miserunt sortem
-13 Mittite falces, quoniam maturavit messis
Amos. 1- 4 Et mittam ignem in domum Azaël
- 7 Et mittam ignem in murum Gazæ
-10 Et mittam ignem in murum Tyri
-12 Mittam ignem in Theman, et devorabit æd.
2- 2 Et mittam ignem in Moab, et devorabit æd.
- 5 Et mittam ignem in Judam, et devorabit æd.
4-10 Misi in vos mortem in via Ægypti
7-10 Et misit Amasias sacerdos Bethel ad Jerob.
8-11 Dicit Dominus: et mittam famem in terram
9-13 Et comprehendet arator messorem, et calcator uvæ mittentem semen
Abdiæ. - 1 Et legatum ad gentes misit: Surgite
-11 Et super Jerusalem mittebant sortem
Jonæ. 1- 4 Dominus a. misit ventum magnum in mare
- 5 Miserunt vasa, quæ erant in navi, in mare
- 7 Venite, et mittamus sortes, et sciamus quare hoc malum sit nobis. Et miserunt sortes
-12 Tollite me, et mittite in mare, et cessabit
-15 Et tulerunt Jonam, et miserunt in mare
Mich. 2- 5 Non erit tibi mittens funiculum sortis
Nahum. 3-10 Et super inclytos ejus miserunt sortem
Habac. 2-15 Væ qui potum dat amico suo mittens fel
Aggæi. 1- 6 Misit eas in sacculum pertusum
-12 Sicut misit eum Dominus Deus eorum
Zach. 1-10 Isti sunt, quos misit Dominus ut perambulent terram
2- 8 Post gloriam misit me ad gentes
- 9 Et cognoscetis quia Do. exercituum misit me
-11 Et scies quia Do. exercituum misit me ad te
4- 9 Quia Dominus exercituum misit me ad vos
5- 8 Et misit massam plumbeam in os ejus
6-15 Quia Dominus exercituum misit me ad vos
7- 2 Et miserunt ad domum Dei Sarasar
-12 Et verba quæ misit Dominus exercituum
Malac. 2- 2 Mittam in vos egestatem, et maledicam
- 4 Et scietis quia misi ad vos mandatum istud
3- 1 Ecce ego mitto Angelum meum
4- 5 Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam
1 Mac. 1-30 Misit rex principem tributorum in civitat.
-46 Et misit rex libros per manus nuntiorum
2-15 Et venerunt illuc qui missi erant a rege Antiocho
-17 Et respondentes qui missi erant ab Antiocho
-25 Sed et virum, quem rex Antiochus miserat
-36 Nec lapidem miserunt in eos, nec oppilaver.
3-27 Misit, et congregavit exercitum univ. regni
-35 Et ut mitteret ad eos exercitum ad conteren.
-39 Et misit cum eis quadraginta millia virorum
5-10 Et miserunt litteras ad Judam et fratres ej.
-38 Et misit Judas speculari exercitum
-47 Et misit ad eos Judas verbis pacificis
6-51 Et statuit... scorpios ad mittendas sagittas
-60 Et misit ad eos pacem facere, et receperunt
7- 7 Nunc ergo mitte virum, cui credis, ut eat
- 8 Et misit eum, (-9) ut videret exterminium
-10 Et miserunt nuntios, et locuti sunt ad Judam
-19 Et misit, et comprehendit multos ex eis
-26 Et misit rex Nicanorem, unum ex principib.
-27 Et misit ad Judam et ad fratres ejus
-41 Qui missi erant a rege Sennacherib
8-10 Et miserunt ad eos ducem unum
-17 Et misit eos Romam constituere cum illis amicitiam
-20 Et populus Judæorum miserunt nos ad vos
-22 Et miserunt in Jerusalem, ut esset apud eos
9- 1 Apposuit Bacchidem et Alcimum rursum mittere in Judæam
-35 Et Jonathas misit fratrem suum ducem pop.
-60 Et misit occulte epistolas sociis suis
-70 Et misit ad eum legatos componere pacem
10- 3 Et misit Demetrius epistolam ad Jonathan
-17 Et scripsit epistolam, et misit ei
-20 Et misit ei purpuram et coronam auream
-51 Et misit Alexander ad Ptolemæum regem
-69 Et misit ad Jonathan summum sacerdotem
-89 Et misit ei fibulam auream, sicut consuetudo
11- 9 Et misit legatos ad Demetrium, dicens: Veni
-17 Et abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri, et misit Ptolemæo
-31 Exemplum epistolæ... misimus ad vos

1 Mac. 11-41 Et misit Jonathas ad Demetrium regem
-42 Et misit Demetrius ad Jonathan, dicens
-43 Si miseris in auxilium mihi viros
-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum
-58 Et misit illi vasa aurea in ministerium
-62 Et misit illos in Jerusalem : et perambulavit
12- 1 Et elegit viros, et misit eos Romam statuere
- 2 Ad Spartiatas et ad alia loca misit epistolas
- 3 Sacerdos et gens Judæorum miserunt nos
- 7 Jampridem missæ erant epistolæ ad Oniam
- 8 Et suscepit Onias virum qui missus fuerat
-10 Maluimus mittere ad vos renovare fratern.
Tempora transierunt, ex quo misistis ad nos
-16 Et misimus ad Romanos renovare cum eis amicitiam
-19 Rescriptum epistolarum quod miserat Oniæ
-26 Et misit speculatores in castra eorum
-49 Misit Tryphon exercitum et equites
13-11 Misit Jonathan filium Absalomi
-14 Et quia commissurus esset cum eo prælium, misit ad eum legatos
-16 Et nunc mitte argenti talenta centum
-18 Quia non misit ei argentum et pueros
-19 Et misit pueros et centum talenta
-21 Miserunt ad Tryphonem legatos, ut festinaret per desert. et mitteret illis alimonias
-25 Et misit Simon, et accepit ossa Jonathæ
-34 Et elegit Simon viros, et misit ad Demetrium
-37 Coronam auream, et bahem, quam misistis
14- 2 Et misit unum de principibus suis ut comprehenderet eum vivum
-19 Et hoc exemplum epistolarum quas Spartiatæ miserunt
-21 Legati qui missi sunt ad populum nostrum
-24 Post hæc a. misit Simon Numenium Romam
15- 1 Et misit rex Antiochus filius Demetrii
-17 Missi a Simone principe sacerdot. et populo
-26 Et misit ad eum Simon duo millia virorum
-28 Et misit ad eum Athenobium unum de amicis
16-18 Et scripsit hæc Ptolemæus, et misit regi
Ut mitteret ei exercitum in auxilium
-19 Et misit alios in Gazaram tollere Joannem
Et tribunis misit epistolas ut venirent ad se
-20 Et alios misit occupare Jerusal. et montem
-21 Et quia misit te quoque interfici
2 Mac. 1-16 Mittentes lapides percusserunt ducem
-20 Ut mitteretur Nehemias a rege Persidis
Misit ad requirendum ignem
2-15 Desideratis hæc, mittite qui perferant vobis
3- 7 Ille accitum Heliodorum... misit cum mandatis
-37 Aptus adhuc semel Jerosolymam mitti
-38 Mitte illuc, et flagellatum eum recipies
4-19 Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis
-20 Sed hæ oblatæ sunt quidem ab eo qui miserat
-21 Misso autem in Ægyptum Apollonio
-23 Post triennii tempus misit Jason Menelaüm
-44 Detulerunt missi tres viri a senioribus
5-18 Sicut Heliodorus, qui missus est a Seleuco
-24 Misit odiosum principem Apollonium
6- 1 Misit rex senem quemdam Antiochenum
8- 9 At ille velociter misit Nicanorem Patrocli
-11 Statimque ad maritimas civitates misit
11- 6 Ut bonum Angelum mitteret ad salutem Isr.
-13 Intelligens invictos esse Hebræos, omnipotentis Dei auxilio innitentes, misit ad eos
-17 Qui missi fuerant a vobis, tradentes scripta
-20 Mandavi, et istis, et his qui a me missi sunt
-26 Bene igitur feceris, si miseris ad eos
-32 Misimus a. et Menelaüm, qui vos alloquatur
-34 Miserunt autem etiam Romani epistolam
-36 Confestim aliquem mittite, diligentius
12-43 Drachmas argenti misit Jerosolymam offerri
13-20 His autem, qui intus erant, Judas necessaria mittebat
14-12 Qui statim Nicanorem præpositum elephantorum ducem misit in Judæam
-27 Machab. citius vinctum mittere Antiochiam
-39 Misit milites quingentos, ut eum comprehenderent
15-22 Tu, Domine, qui misisti Angelum tuum
-23 Mitte Angelum tuum bonum ante nos
Matth. 2- 8 Et mittens illos in Bethlehem, dixit : Ite
-16 Iratus est valde, et mittens occidit o. pueros
3-10 Excidetur, et in ignem mittetur
4- 6 Si Filius Dei es, mitte te deorsum
-18 Mittentes rete in mare (erant e. piscatores)
5-13 Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras
-25 Judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris
-29 Totum corpus tuum mittatur in gehennam
6-30 Quod hodie est, et cras in clibanum mittitur
7- 6 Neq. mittatis margaritas vestr. ante porcos
-19 Excidetur, et in ignem mittetur

Matth. 8-31 Si ejicis nos hinc, mitte nos in gregem porc.
9-17 Neque mittunt vinum novum in utres vet.
Sed vinum novum in utres novos mittunt
-38 Ut mittat operarios in messem suam
10- 5 Hos duodecim misit Jesus, præcipiens eis
-16 Ecce ego mitto vos sicut oves in medio lup.
-34 Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere
Non veni pacem mittere, sed gladium
-40 Et qui me recipit, recipit eum qui me misit
11- 2 Mittens duos de Discipulis suis
-10 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem
13-41 Mittet Filius hominis Angelos suos
-42 Et mittent eos in caminum ignis
-47 Iterum simile est regnum cœlorum sagenæ missæ in mare
-48 Elegerunt bonos... malos a. foras miserunt
-50 Et mittent eos in caminum ignis
14-10 Misitque et decollavit Joannem in carcere
-35 Miserunt in universam regionem illam
15-24 Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt
-26 Sumere panem filiorum, et mittere canibus
17-26 Vade ad mare, et mitte hamum
18- 8 Duos pedes habentem mitti in ignem ætern.
- 9 Duos oculos habent. mitti in gehennam ignis
-30 Et misit eum in carcerem, donec redderet
20- 2 Ex denario diurno, misit eos in vineam suam
21- 1 Tunc Jesus misit duos Discipulos
-34 Misit servos suos ad agricolas, ut acciperent
-36 Iterum misit alios servos plures prioribus
-37 Novissime autem misit ad eos filium suum
22- 3 Et misit servos suos vocare invitatos
- 4 Iterum misit alios servos, dicens : Dicite
- 7 Missis exercitibus suis, perdidit homicidas
-13 Mittite eum in tenebras exteriores
-16 Mittunt ei Discipulos suos cum Herodianis
23-34 Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas
-37 Et lapidas eos qui ad te missi sunt
24-31 Et mittet Angelos suos cum tuba et voce
26-12 Mittens e. hæc unguentum hoc in corpus m.
-47 Missi a principibus sacerdotum et seniorib.
27- 6 Dixerunt : Non licet eos mittere in corbon.
-19 Misit ad eum uxor ejus, dicens : Nihil tibi
-35 Diviserunt vestimenta ej. sortem mittentes
Et super vestem meam miserunt sortem
Marc. 1- 2 Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem
-16 Mittentes retia in mare (erant e. piscatores)
2-22 Et nemo mittit vinum nov. in utres veteres
Sed vinum nov. in utres novos mitti debet
3-14 Et ut mitteret eos prædicare
-31 Et foris stantes miserunt ad eum vocantes
4-29 Statim mittit falcem, quoniam adest messis
-37 Fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur
5-12 Mitte nos in porcos, ut in eos introeamus
6- 7 Vocavit duodec., et cœpit eos mittere binos
-17 Ipse e. Herodes misit, ac tenuit Joannem
-27 Sed misso spiculatore præcepit afferri caput
7-27 Sumere panem filiorum, et mittere canibus
-33 Misit digitos suos in auriculas ejus
8-26 Et misit illum in domum suam, dicens : Vade
9-21 Frequenter eum in ignem et in aquas misit
-36 Non me suscipit, sed eum qui misit me
-41 Bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria collo ejus, et in mare mitteretur
-44 Mitti in gehennam ignis inextinguibilis
-46 Duos oculos habentem mitti in gehennam
11- 1 Mittit duos ex Discipulis suis
-23 Tollere, et mittere in mare
12- 2 Et misit ad agricolas in tempore servum
- 4 Et iterum misit ad illos alium servum
- 5 Et rursum alium misit, et illum occiderunt
- 6 Et illum misit ad eos novissimum, dicens
-13 Et mittunt ad eum quosdam ex Pharisæis
-42 Misit duo minuta, quod est quadrans
-43 Quoniam vidua hæc pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gazophylacium
-44 Omnes enim ex eo quod abundabat illis, miserunt
Omnia quæ habuit misit totum victum suum
13-27 Et tunc mittet Angelos suos, et congregabit
14-13 Et mittit duos ex Discipulis suis, et dicit eis
15-24 Mittentes sortem super eis, quis quid tolleret
Luc. 1-19 Et missus sum loqui ad te
-26 Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitat.
3- 9 Excidetur, et in ignem mittetur
4- 9 Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum
-18 Evangelizare pauperibus misit me, sanare
-26 Et ad nullam illarum missus est Elias
-43 Quia ideo missus sum
5-37 Et nemo mittit vinum nov. in utres veteres
-38 Vinum novum in utres novos mittendum est
7- 3 Misit ad eum seniores Judæorum, rogans
- 6 Misit ad eum centurio amicos, dicens
-10 Et reversi, qui missi fuerant, domum
-19 Misit ad Jesum dicens : Tu es qui venturus es
-20 Joannes Baptista misit nos ad te, dicens

Luc. 7-27 Ecce mitto Angelum meum ante faciem t.
9- 2 Misit illos prædicare regnum Dei, et sanare
-48 Quicumque me receperit, recipit eum qui me misit
-52 Et misit nuntios ante conspectum suum
-62 Nemo mittens manum suam ad aratrum
10- 1 Et misit illos binos ante faciem suam
- 2 Ut mittat operarios in messem suam
- 3 Ite : ecce ego mitto vos sicut agnos inter lup.
-16 Qui a. me spernit, spernit eum qui misit me
11-49 Mittam ad illos prophetas et Apostolos
12- 5 Habet potestatem mittere in gehennam
-28 Hodie est in agro, et cras in clibanum mittitur
-49 Ignem veni mittere in terram, et quid volo
-58 Ne forte... et exactor mittat te in carcerem
13- 8 Usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora
-19 Quod acceptum homo misit in hortum suum
-34 Et lapidas eos qui mittuntur ad te
14-17 Et misit servum suum hora cœnæ dicere
-32 Legationem mittens, rogat ea quæ pacis sunt
-35 Neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur
15-15 Et misit illum in villam suam, ut pasceret
16-24 Mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti
-27 Pater, ut mittas eum in domum patris mei
19-14 Et miserunt legationem post illum, dicentes
-29 Misit duos Discipulos suos
-32 Abierunt a. qui missi erant : et invenerunt
20-10 Et in tempore misit ad cultores servum
-11 Et addidit alterum servum mittere
-12 Et addidit tertium mittere
-13 Quid faciam ? mittam filium meum dilectum
-19 Et quærebant... mittere in illum manus illa hora
-20 Et observantes miserunt insidiatores
21- 1 Qui mittebant munera s. in gazophylacium
- 2 Pauperculam mittentem æra minuta duo
- 3 Quia vidua hæc pauper plus quam omnes misit
- 4 Ex abundanti sibi miserunt in munera Dei
Omnem victum suum, quem habuit, misit
22- 8 Et misit Petrum et Joannem, dicens : Euntes
-35 Quando misi vos sine sacculo et pera
23-19 Qui erat propter sedit... missus in carcerem
-25 Qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem
-34 Dividentes vero vestim. ejus, miserunt sortes
24-49 Et ego mitto promissum Patris mei in vos
Joan. 1- 6 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat
-19 Quando miserunt Judæi ab Jerosolymis
-22 Ut responsum demus his qui miserunt nos
-24 Et qui missi fuerant, erant ex Pharisæis
-33 Sed qui misit me baptizare in aqua
3-17 Non e. misit Deus Filium suum in mundum
-24 Nondum enim missus fuerat Joannes in carcerem
-28 Sed quia missus sum ante illum
-34 Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur
4-34 Ut faciam voluntatem ejus qui misit me
-38 Ego misi vos metere quod vos non laborastis
5- 7 Hominem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua, mittat me in piscinam
-23 Non honorificat Patrem, qui misit illum
-24 Et credit ei, qui misit me, habet vitam
-30 Sed (*quæro*) voluntatem ejus qui misit me
-33 Vos misistis ad Joannem
-36 Ipsa opera, quæ ego facio, testimonium perhibent de me, quia Pater misit me
-37 Et qui misit me Pater, ipse testimonium
-38 Quia quem misit ille, huic vos non creditis
6-29 Ut credatis in eum quem misit ille
-38 Sed (*ut faciam*) voluntatem ejus qui misit
-39 Hæc est autem voluntas ejus, qui misit me
-40 Hæc est a. voluntas Patris mei, qui misit me
-44 Nisi Pater, qui misit me, traxerit eum
-58 Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo
7-16 Respondit eis Jesus, et dixit : Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me
-18 Qui a. quærit gloriam ejus qui misit eum
-28 Sed est verus, qui misit me, quem vos nescitis
-29 Scio eum : quia ab ipso sum, et ipse me misit
-30 Et nemo misit in illum manus
-32 Et miserunt principes et Pharisæi ministros
-33 Vobiscum sum : et vado ad eum qui me misit
-44 Sed nemo misit super eum manus
8- 7 Primus in illam lapidem mittat
-16 Solus non sum : sed ego, et qui misit me Pater
-18 Testim. perhibet de me, qui misit me Pater
-26 Sed qui me misit, verax est : et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor
-29 Qui me misit, mecum est, et non reliquit me
-42 Neque e. a me ipso veni, sed ille me misit

Joan. 9- 4 Me oportet operari opera ejus qui misit me
- 7 Quod interpretatur, Missus
10-36 Quem Pater sanctificavit et misit in mundum
11- 3 Miserunt ergo sorores ejus ad eum dicentes
-42 Ut credant quia tu me misisti
12- 6 Ea, quæ mittebantur, portabat
-44 Non credit in me, sed in eum qui misit me
-45 Et qui videt me, videt eum qui misit me
-49 Qui misit me Pater, ipse mihi mandatum dedit
13- 2 Cum diabolus jam misisset in cor, ut traderet
- 5 Deinde mittit aquam in pelvim, et cœpit
-16 Neq. Apostolus major est eo qui misit illum
-20 Qui accipit, si quem misero, me accipit
Qui a. me accipit, accipit eum qui me misit
14-24 Non est meus, sed ejus, qui misit me, Patris
-26 Quem mittet Pater in nomine meo
15- 6 Mittetur foras sicut palmes, et arescet
Colligent eum, et in ignem mittent, et ardet
-21 Quia nesciunt eum qui misit me
-26 Paracletus, quem ego mittam vobis a Patre
16- 5 Et nunc vado ad eum qui misit me
- 7 Si autem abiero, mittam eum ad vos
17- 3 Ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum
- 8 Et crediderunt quia tu me misisti
-18 Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum
-21 Ut credat mundus quia tu me misisti
-23 Et cognoscat mundus quia tu me misisti
-25 Et hi cognoverunt quia tu me misisti
18-11 Jesus Petro : Mitte gladium tuum in vagin.
-24 Et misit eum Annas ligatum ad Caïpham
19-24 Et in vestem meam miserunt sortem
20-21 Sicut misit me Pater, et ego mitto vos
-25 Et mittam digitum meum in locum clavor.
Et mittam manum meam in latus ejus
-27 Affer manum tuam, et mitte in latus meum
21- 6 Dicit eis : Mittite in dexteram navigii rete ; et invenietis. Miserunt ergo
- 7 Tunica succinxit se... et misit se in mare
Act. 3-20 Et miserit eum qui prædicatus est vobis
-26 Misit eum benedicentem vobis
5-21 Et miserunt ad carcerem ut adducerentur
7-12 Misit patres nostros primum
-14 Mittens a. Joseph accersivit Jacob patrem
-34 Et nunc veni, et mittam te in Ægyptum
-35 Hunc Deus principem et redemptorem misit
8-14 Miserunt ad eos Petrum et Joannem
9-17 Dominus misit me Jesus, qui apparuit tibi
-38 Miserunt duos viros ad eum, rogantes
10- 5 Et nunc mitte viros in Joppen, et accersi
- 8 Cum narrasset omnia, misit illos in Joppen
-17 Ecce viri qui missi erant a Cornelio
-20 Cum eis nihil dubitans : quia ego misi illos
-32 Mitte ergo in Joppen, et accersi Simonem
-33 Confestim ergo misi ad te : et tu bene fecisti
-36 Verbum misit Deus filiis Israël, annuntians
11-11 In domo, in qua eram, missi a Cæsarea ad me
-13 Mitte in Joppen, et accersi Simonem
-22 Miserunt Barnabam usque ad Antiochiam
-29 Proposuerunt singuli in ministerium mittere habitantibus in Judæa fratribus
-30 Mittentes ad seniores per manus Barnabæ
12- 1 Eodem a. tempore misit Herodes rex manus
- 4 Quem cum apprehendisset, misit in carcerem
-11 Nunc scio vere, quia misit Dom. Angelum
13- 4 Ipsi quidem missi a Spiritu sancto abierunt
-15 Miserunt principes synagogæ ad eos, dicentes
-26 Vobis verbum salutis hujus missum est
15-25 Placuit nobis collectis in unum, eligere viros, et mittere ad vos
-27 Misimus ergo Judam et Silam
-33 Dimissi sunt... ad eos qui miserant illos
16-23 Miserunt eos in carcerem, præcipientes
-24 Misit eos in interiorem carcerem
-35 Miserunt magistratus lictores, dicentes
-36 Quia miserunt magistratus ut dimittamini
-37 Homines Romanos miserunt in carcerem
19-22 Mittens a. in Macedoniam duos ex minist.
-31 Qui erant amici ejus, miserunt ad eum
20-17 A Mileto autem mittens Ephesum
22-21 Quoniam ego in nationes longe mittam te
23-30 Misi eum ad te, denuntians et accusatoribus
25-21 Donec mittam eum ad Cæsarem
-25 Ipso autem hoc appellante ad Augustum, judicavi mittere
-27 Sine ratione e. mihi videtur mittere vinctum
26-17 Et gentibus, in quas nunc ego mitto te
27-14 Non post multum a. misit se contra ipsam
-29 De puppi mittentes anchoras quatuor
-30 De navi, cum misissent scapham in mare

Act. 28-28 Quoniam gentibus missum est hoc salutare
Rom. 8- 3 Deus Filium suum mittens in similitudinem
10-15 Quomodo vero prædicabunt nisi mittantur?
-19 In gentem insipientem, in iram vos mittam
1 Cor. 1-17 Non enim misit me Christus baptizare
4-17 Ideo misi ad vos Timotheum, qui est filius
16- 3 Hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem
2 Cor. 8-18 Misimus etiam cum illo fratrem
-22 Misimus autem cum illis et fratrem nostrum
9- 3 Misi autem fratres : ut ne quod gloriamur
12-17 Numquid per aliquem eor. quos misi ad vos
-18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem
Galat. 4- 4 Misit Deus Filium suum, factum ex muliere
- 6 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra
Ephes. 6-22 Quem misi ad vos in hoc ipsum ut cognosc.
Philip. 2-19 Spero... Timotheum me cito mittere ad vos
-23 Hunc igitur spero me mittere ad vos
-25 Ministrum necessitatis meæ, mittere ad vos
-28 Festinantius ergo misi illum, ut viso eo iterum gaudeatis
4-16 Quia et Thessalonicam semel et bis in usum mihi misistis
-18 Acceptis ab Epaphrodito quæ misistis
Colos. 4- 8 Quem misi ad vos ad hoc ipsum ut cognosc.
1 Thes. 3- 2 Et misimus Timotheum fratrem nostrum
2 Thes. 2-10 Ideo mittet illis Deus operationem erroris
2 Tim. 3-13 Errantes et in errorem mittentes
4-12 Tychicum autem misi Ephesum
Tit. 3-12 Cum misero ad te Artemam aut Tychicum
Hebr. 1-14 In ministerium missi propter eos
Jacob. 3- 3 Si autem equis frena in ora mittimus
1 Petr. 1-12 Spiritu sancto misso de cœlo
2-14 Sive ducibus tanq. ab eo missis ad vindict.
1 Joan. 4- 9 Quoniam Filium suum unigenit. misit Deus
-10 Misit Filium s. propitiationem pro peccatis
-14 Testificamur quoniam Pater misit Filium s.
-18 Sed perfecta charitas foras mittit timorem
Apoc. 1- 1 Mittens per Angelum suum servo suo Joanni
-11 Et mitte septem Ecclesiis quæ sunt in Asia
2-10 Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis
-14 Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israël
-22 Ecce mittam eam in lectum
-24 Non mittam super vos aliud pondus
4-10 Et mittebant coronas suas ante thronum
5- 6 Qui sunt sept. spiritus Dei, missi in o. terram
8- 5 Implevit illud de igne altaris, et misit in terram
- 7 Et missum est in terram, et tertia pars terræ combusta est
- 8 Tanq. mons magnus... missus est in mare
11-10 Jucundabuntur : et munera mittent invicem
-13 Et reliqui in timorem sunt missi
12- 4 Et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum cœli, et misit eas in terram
- 9 In terram, et Angeli ejus cum illo missi sunt
-15 Et misit serpens ex ore suo post mulierem
-16 Absorbuit flumen, quod misit draco de ore
14-15 Mitte falcem tuam, et mete, quia venit hora
-16 Et misit, qui sedebat super nubem, falcem
-18 Mitte falcem tuam acutam, et vindemia
-19 Et misit Angelus falcem suam acutam in ter.
Et misit in lacum iræ Dei magnum
18-19 Miserunt pulverem super capita sua
-21 Et misit in mare, dicens : Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna
19-20 Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis
20- 3 Et misit eum in abyssum, et clausit
- 9 Missus est in stagnum ignis et sulphuris
-14 Infernus et mors missi sunt in stagnum ignis
-15 Et qui non inventus est in libro vitæ scriptus, missus est in stagnum ignis
22- 6 Misit Angelum suum ostendere servis suis
-16 Ego Jesus misi Angelum meum testificari

MITYLENE.

Nobilis nomen est urbis, et ab urbe denominatæ sunt insulæ inter Methymnam et Maliam.

Act. 20-14 Assumpto eo, venimus Mitylenen

MIXTURA.

Joan. 19-39 Ferens mixturam myrrhæ et aloës

MNA *vel* MINA.

3 Reg. 10-17 Trecentæ minæ auri unam peltam vestiebant
1 Esdr. 2-69 Dederunt... argenti mnas quinque millia
2 Esdr. 7-72 Dedit... argenti mnas duo millia, et tunicas
Ezech. 45-12 Viginti... et quindecim sicli mnam faciunt
1 Mac. 14-24 Pondo mnarum mille ad statuendam cum eis societatem
15-18 Attulerunt autem et clypeum aureum mnarum mille

Luc. 19-13 Dedit eis decem mnas, et ait ad illos
-16 Domine, mna tua decem mnas acquisivit
-18 Dicens : Domine, mna tua fecit quinq. mnas
-20 Domine, ecce mna tua, quam habui reposit.
-24 Dixit : Auferte ab illo mnam, et date illi qui decem mnas habet
-25 Et dixerunt ei : Domine, habet decem mnas

MNASO.

Vir Cyprius, antiquus Jesu Christi Discipulus, et unus e septuaginta duobus. Apud illum hospitabatur Jerosolymis sanctus Paulus.

Act. 21-16 Adducentes secum... Mnasonem quemdam Cyprium, antiquum Discipulum

MNESTHEUS. *Pater Apollonii.*

2 Mac. 4-21 Misso autem in Ægyptum Apollonio Mnesthei filio

MOAB.

Hunc filium habuit Lot ex filia sua majore. Ab eo urbs Arabiæ (quæ alias, ut Eusebius refert, Areopolis dicitur) et regio nomen acceperunt. Est et regnum filiorum Lot ad Orientem Judææ situm, proximum mari Mortuo et Jordani. Moabitarum rex fuit Balac filius Sephor qui Balaam semel atque iterum e Mesopotamia accersivit, ut Israelitis malediceret. Fuit et Moabitarum rex Eglon, quem percussit Aod. David Saülis malevolentiam fugiens, a rege Moab receptus, in Mephat sive Mephaath aliquandiu latuit; sed in regno confirmatus, Moabitis tributum imposuit, idque paulo post detrectantes solvere coegit, factusque est Moab Davidi serviens sub tributo.

Gen. 19-37 Peperitque major filium, et vocavit nomen ejus Moab
36-35 Qui percussit Madian in regione Moab
Exod. 15-15 Robustos Moab obtinuit tremor
Num. 21-11 In solitudine quæ respicit Moab
-13 Siquidem Arnon terminus est Moab
-20 De Bamoth, vallis est in regione Moab
-26 Qui pugnavit contra regem Moab
-29 Væ tibi, Moab ; peristi, popule Chamos
22- 1 Castrametati sunt in campestribus Moab
- 4 Ipse erat eo tempore rex in Moab
- 7 Perrexeruntque seniores Moab et majores
24-17 Et percutiet duces Moab, vastabitque omnes filios Seth
25- 1 Et fornicatus est populus cum filiabus Moab
26- 3 Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar sacerdos in campestribus Moab
-63 In campestribus Moab supra Jordanem
31-12 Portaverunt ad castra in campestribus Moab
33-48 Transierunt ad campestria Moab, supra Jordanem
35- 1 In campestribus Moab supra Jordanem
36-13 In campestribus Moab supra Jordanem
Deut. 1- 5 Trans Jordanem in terra Moab
2- 8 Venimus ad iter quod ducit in desertum Moab
-18 Tu transibis hodie terminos Moab
29- 1 Ut feriret cum filiis Israël in terra Moab
32-49 Nebo qui est in terra Moab contra Jericho
34- 1 Ascendit ergo Moyses de campestribus Moab
- 5 Mortuusq. est ibi Moyses... in terra Moab
- 6 Et sepelivit eum in valle terræ Moab
- 8 Fleveruntque eum filii Israël in campestribus Moab triginta diebus
Josue. 13-32 Hanc possessionem divisit Moyses in campestribus Moab trans Jordanem
24- 9 Surrexit autem Balac filius Sephor rex Moab
Judic. 3-12 Confortavit advers. eos Eglon regem Moab
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab
-15 Miseruntque filii Israël per illum munera Eglon regi Moab
-17 Obtulitque munera Eglon regi Moab
-28 Vada Jordanis quæ transmittunt in Moab
-30 Humiliatusque est Moab in die illo
10- 6 Servierunt... diis Syriæ ac Sidonis et Moab
11-15 Dicit Jephte : Non tulit Israël terram Moab
-17 Misit quoque ad regem Moab
-18 Et circuivit ex latere terram Edom et terram Moab : venitque contra Orientalem plagam terræ Moab
Nec voluit intrare terminos Moab : Arnon quippe confinium est terræ Moab
-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor rege Moab
1 Reg. 12- 9 Et tradidit eos... et in manu regis Moab
14-47 Contra Moab, et filios Ammon, et Edom
22- 3 Et profectus est David inde in Maspha, quæ est Moab : et dixit ad regem Moab
- 4 Et reliquit eos ante faciem regis Moab

2 *Reg.* 8- 2 Percussit Moab, et mensus est eos funiculo Factusque est Moab David serviens sub tributo
-12 De Syria, et Moab, et filiis Ammon
23-20 Ipse percussit duos leones Moab
3 *Reg.* 11- 7 Tunc ædificavit Salomon fanum Chamos, idolo Moab
-33 Et adoraverit... et Chamos deum Moab
4 *Reg.* 1- 1 Prævaricatus est autem Moab in Israel
3- 4 Mesa rex Moab nutriebat pecora multa
- 7 Rex Moab recessit a me, veni mecum contra
-10 Congregavit nos... ut traderet in manus Moab
-13 Ut traderet eos in manus Moab
-18 Insuper tradet etiam Moab in manus vest.
-23 Nunc perge ad prædam Moab
-24 Porro consurgens Israel, percussit Moab Venerunt igitur... et percusserunt Moab
-26 Quod cum vidisset rex Moab, prævaluisse
13-20 Latrunculi a. de Moab venerunt in terram
23-13 Quæ ædificaverat..Chamos offensioni Moab
24- 2 Immisitque ei Dom... et latrunculos Moab
1 *Par.* 1-46 Qui percussit Madian in terra Moab
4-22 Qui principes fuerunt in Moab
8- 8 Porro Saharaïm genuit in regione Moab
11-22 Ipse percussit duos Ariel Moab
18- 2 Percuteretq. Moab,et fierent Moabitæ servi
-11 Tam de Idumæa, et Moab, et filiis Ammon
2 *Par.* 20- 1 Post hæc congregati sunt filii Moab
-10 Nunc igitur ecce filii Ammon et Moab
-22 Filiorum scilicet Ammon et Moab
-23 Namq. filii Ammon etMoab consurrexerunt
Judith. 5- 2 Vocavitque omnes principes Moab et duces
7- 8 Sed filii Ammon et Moab accesserunt
Psal. 59-10 Moab olla spei meæ
82- 7 Moab et Agareni, (-8) Gebal et Ammon
107- 8 Moab lebes spei meæ
Isai. 11-14 Idumæa et Moab præceptum manus eorum
15- 1 Onus Moab. Quia nocte vastata est Ar Moab, conticuit : quia nocte vastatus est murus Moab, conticuit
- 2 Super Nabo, et super Medaba, Moab ululavit
- 4 Super hoc expediti Moab ululabunt
- 5 Cor meum ad Moab clamabit
- 8 Quoniam circuivit clamor terminum Moab
- 9 His, qui fugerint de Moab leonem
16- 2 Sic erunt filiæ Moab in transcensu Arnon
- 4 Moab, esto latibulum eor. a facie vastatoris
- 6 Audivimus superbiam Moab, superbus est
- 7 Idcirco ululabit Moab ad Moab
-11 Venter meus ad Moab quasi cithara sonabit
-12 Cum apparuerit quod laboravit Moab
-13 Quod locutus est Dominus ad Moab ex tunc
-14 Auferetur gloria Moab super omni populo
25-10 Triturabitur Moab sub eo, sicuti teruntur
Jerem. 9-26 Super Moab et super omnes qui attonsi sunt
25-21 Et Idumææ, et Moab, et filiis Ammon
27- 3 Et mittes eas ad regem Edom, et ad regem Moab, et ad regem filiorum Ammon
40-11 Sed et omnes Judæi qui erant in Moab
48- 1 Ad Moab hæc dicit Dominus exercituum
- 2 Non est ultra exultatio in Moab contra Hesebon
- 4 Contrita est Moab : annuntiate clamorem
- 9 Date florem Moab, quia florens egredietur
-11 Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua
-13 Et confundetur Moab a Chamos
-15 Vastata est Moab, et civitates illius succider.
-16 Prope est interitus Moab ut veniat
-18 Quoniam vastator Moab ascendit ad te
-20 Confusus est Moab, quoniam victus est Annuntiate in Arnon, quoniam vastata est Moab
-24 Et super omnes civitates terræ Moab
-25 Abscissum est cornu Moab, et brachium
-26 Et allidet manum Moab in vomitu suo
-28 Et habitate in petra, habitatores Moab
-29 Audivimus superbiam Moab : superbus est
-31 Ideo super Moab ejulabo, et ad Moab universam clamabo
-33 Ablata est lætitia et exultatio de Carmelo et de terra Moab
-35 Auferam de Moab, ait Dominus, offerentem
-36 Cor meum ad Moab quasi tibiæ resonabit
-38 Super omnia tecta Moab, et in plateis ejus Quoniam contrivi Moab sicut vas inutile
-39 Quomodo dejecit cervicem Moab? Eritque Moab in derisum, et in exemplum
-40 Volabit, extendet alas suas ad Moab
-41 Et erit cor fortium Moab in die illa
-42 Et cessabit Moab esse populus
-43 Fovea et laqueus sup. te, o habitator Moab
-44 Adducam e. super Moab annum visitationis
-45 Et devorabit partem Moab

Jerem. 48-46 Væ tibi, Moab; periisti, popule Chamos
-47 Et convertam captivitatem Moab in novissimis diebus, ait Dominus. Huc usque judicia Moab
Ezech. 25- 8 Pro eo quod dixerunt Moab et Seïr
- 9 Idcirco ecce ego aperiam humerum Moab
-11 Et in Moab faciam judicia
Dan. 11-41 Salvabuntur de manu ejus, Edom, et Moab
Amos. 2- 1 Super tribus sceleribus Moab, et super quatuor non convertam eum
- 2 Et mittam ignem in Moab, et devorabit ædes Carioth : et morietur in sonitu Moab
Mich. 6- 5 Popule meus, memento, quæso, quid cogitaverit Balac rex Moab
Soph. 2- 8 Audivi opprobrium Moab, et blasphemias
- 9 Quia Moab ut Sodoma erit, et filii Ammon

MOABITA, ES.

Gen. 19-37 Ipse est pater Moabitarum usque in præsentem diem
Num. 21-13 Dividens Moabitas et Amorrhæos
-15 Et recumberent in finibus Moabitarum
-28 Et devoravit Ar Moabitarum
22- 3 Et quod pertimuissent eum Moabitæ
-10 Balac filius Sephor rex Moabitarum misit ad me
-36 Quod cum audisset Balac, egressus est in occursum ejus, in oppido Moabitarum
23- 6 Reversus invenit.. et omnes principes Moabitarum
- 7 De Aram adduxit me Balac rex Moabitarum
-17 Et principes Moabitarum cum eo
33-44 Ijeabarim, quæ est in finibus Moabitarum
-49 Abelsatim in planioribus locis Moabitarum
Deut. 2- 9 Non pugnes contra Moabitas, nec ineas
-11 Denique Moabitæ appellant eos Emim
-29 Et Moabitæ, qui morantur in Ar
23- 3 Et Moabites etiam post decimam generationem non intrabunt in ecclesiam Dom.
Judic. 3-28 Tradidit enim Dominus inimicos nostros Moabitas in manus nostras
-29 Sed percusserunt Moabitas in tempore illo
4 *Reg.* 3-21 Moabitæ audientes quod ascendissent reges
-22 Viderunt Moabitæ econtra aquas rubras
1 *Par.* 11-46 Filii Elnaëm, et Jethma Moabites, Eliel
18- 2 Et fierent Moabitæ servi David, offerentes ei
1 *Esdr.* 9- 1 Jebusæi, et Ammonitarum, et Moabitarum

MOABITIS, IDIS.

Ruth. 1- 1 Ut peregrinaretur in regione Moabitide
- 2 Ingressique regionem Moabitidem
- 4 Qui acceperunt uxores Moabitidas
- 6 Ut in patriam pergeret... de regione Moabitide
-22 Venit ergo Noëmi cum Ruth Moabitide
2- 2 Dixitque Ruth Moabitis ad socrum suam
- 6 Cui respondit : Hæc est Moabitis, quæ venit cum Noëmi, de regione Moabitide
4- 3 Noëmi, quæ reversa est de regione Moabitide
- 5 Ruth quoque Moabitidem... debes accipere
-10 Et Ruth Moabitidem.. in conjugium sumpserim
3 *Reg.* 11- 1 Salomon adamavit mulieres... Moabitidas et Ammonitidas
2 *Par.* 24-26 Jozabad filius Semarith Moabitidis
2 *Esdr.* 13-23 Azotidas, Ammonitidas, et Moabitidas

MOADIAS.

Princeps duodecimæ familiæ sacerdotalis, qui de captivitate cum Zorobabel ascendit.

2 *Esdr.* 12-17 Abiæ, Zechri : Miamin et Moadiæ, Phelti

MOBILIS, E.

Judith. 15- 8 Ita ut non esset numerus in pecoribus, et jumentis, et universis mobilibus eorum
Sap. 7-22 Subtilis, disertus, mobilis, incoinquinatus
-24 Omnibus enim mobilibus mobilior est sapientia
Hebr. 12-27 Declarat mobilium translationem

MOBONNAI.

Nomen viri fortissimi in exercitu David.

2 *Reg.* 23-27 Abiezer de Anathoth, Mobonnaï de Husati

MOCHONA. *Urbs in tribu Juda.*

2 *Esdr.* 11-28 In Siceleg, et in Mochona, et in filiabus ejus

MOCHORI. *Pater Ozi, in tribu Benjamin.*

1 *Par.* 9- 8 Et Ela filius Ozi, filii Mochori; et Mosollam

MODERATE.

Eccli. 31-32 Si bibas illud moderate, eris sobrius
-36 Exultatio.. cordis vinum moderate potatum

MODEROR.

Prov. 10-19 Qui autem moderatur labia sua prudentissimus est
17-27 Qui moderatur sermones suos, doctus... est
Eccli. 32- 8 Sic numerus musicorum in jucundo et moderato vino

MODESTE.

2 *Mac.* 9-27 Confido e. eum modeste et humane acturum
12-30 Contestantibus autem his... quod modeste secum egerint

MODESTIA.

Prov. 22- 4 Finis modestiæ timor Domini
2 *Mac.* 4-37 Recordatus defuncti sobrietat. et modestiam
2 *Cor.* 10- 1 Per mansuetudinem et modestiam Christi
Galat. 5-23 Mansuetudo, fides, modestia, continentia
Philip. 4- 5 Modestia vestra nota sit omnibus hominib.
Colos. 3-12 Induite vos ergo... modestiam, patientiam
2 *Tim.* 2-25 Cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati
1 *Petr.* 3-16 Sed cum modestia, et timore, conscientiam habentes bonam

MODESTUS, A, UM.

2 *Mac.* 15-12 Verecundum visu, modestum moribus
1 *Tim.* 3- 3 Non vinolentum, non percussorem, sed modestum
Tit. 3- 2 Non litigiosos esse, sed modestos
Jacob. 3-17 Pudica est, deinde pacifica, modesta
1 *Petr.* 2-18 Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis
3- 4 In incorruptibilitate quieti et modesti spiritus
- 8 Fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles

MODICE.

Eccli. 51-21 Inclinavi modice aurem meam, et excepi

MODICUM.

Gen. 30-30 Modicum habuisti antequam venirem ad te
43-11 Et deferte viro munera, modicum resinæ
Deut. 28-38 Jacies in terram, et modicum congregabis
2 *Par.* 18-26 Date ei panis modicum, et aquæ pauxillum
Psal. 36-16 Melius est modicum justo, super divitias
Prov. 24-33 Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis
Eccli. 22-11 Modicum plora supra mortuum
25-25 Vir ejus, et audiens suspiravit modicum
-34 Non des aquæ tuæ exitum, nec modicum
40- 6 Modicum tanquam nihil in requie
51-35 Videte oculis vestris, quia modicum laboravi
Isai. 10-25 Adhuc enim paululum modicumque
26-20 Abscondere modicum ad momentum
28-10 Reexpecta, modicum ibi, modicum ibi
-13 Reexpecta, modicum ibi, modicum ibi
Osee. 1- 4 Quoniam adhuc modicum, et visitabo
2 *Mac.* 5-17 Modicum Deus fuerat iratus
7-33 Dominus Deus noster modicum iratus est
10- 6 Recordantes quod ante modicum temporis
Joan. 6- 7 Ut unusquisque modicum quid accipiat
12-35 Adhuc modicum lumen in vobis est
13-33 Filioli, adhuc modicum vobiscum sum
14-19 Adhuc modicum, et mundus me jam non videt
16-16 Modicum, et jam non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
-17 Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
-18 Quid est hoc, quod dicit : Modicum?
-19 Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
2 *Cor.* 8-15 Et qui modicum, non minoravit
11- 1 Utinam sustineretis modicum quid insipientiæ meæ
-16 Accipite me, ut et ego modicum quid glorier
Hebr. 10-37 Adhuc enim modicum aliquantulum
1 *Petr.* 1- 6 Modicum nunc si oportet contristari
5-10 Modicum passos ipse perficiet, confirmabit

MODICUS, A, UM.

Gen. 19-20 Numquid non modica est, et vivet anima mea?
50- 9 Currus et equites : et facta est turba non modica
1 *Reg.* 22-15 Non enim scivit servus tuus quidquam super hoc negotio, vel modicum vel grande
1 *Esdr.* 9- 8 Et daret nobis vitam modicam in servitute n.
Job. 24-24 Elevati sunt ad modicum, et non subsistent
32-22 Et si post modicum tollat me factor meus
Psal. 41- 7 Memor ero... Hermoniim a monte modico
Eccli. 18-32 Ne oblecteris in turbis nec in modicis

Eccli. 19- 1 Et qui spernit modica, paulatim decidet
20-12 Est qui multa redimat modico pretio
Isai. 16-14 Et relinquetur parvus et modicus
29-17 Nonne adhuc in modico et in brevi convertetur
54- 7 Ad punctum in modico dereliqui te
*Ezech.*11-16 Ero eis in sanctificationem modicam in terris
Dan. 8- 9 Ex eis egressum est cornu unum modicum
11-23 Et ascendet, et superabit in modico populo
Aggæi. 2- 7 Unum modicum est, et ego commovebo
1 *Mac.* 3-29 Et tributa regionis modica propter dissensionem
6-57 Deficimus quotidie, et esca nobis modica est
2 *Mac.* 3-14 Non modica vero per universam civitatem erat trepidatio
6-25 Propter modicum corruptibilis vitæ tempus
7-36 Fratres mei, modico nunc dolore sustentato
Matth. 6-30 Quanto magis vos modicæ fidei?
8-26 Dicit eis Jesus: Quid timidi estis, modicæ fidei?
14-31 Et ait illi: Modicæ fidei, quare dubitasti?
16- 8 Dixit: Quid cogitatis intra vos modicæ fidei
Luc. 16-10 Et qui in modico iniquus est, et in majori
19-17 Euge bone serve, quia in modico fuisti fidelis
Joan. 7-33 Adhuc modicum tempus vobiscum sum
Act. 14-27 Morati sunt autem tempus non modicum
19-24 Præstabat artificibus non modicum quæst.
26-28 In modico suades me Christianum fieri
-29 Opto apud Deum, et in modico, et in magno
28- 1 Præstabant non modicam humanitatem nob.
1 *Cor.* 5- 6 Modicum fermentum totam massam corrumpit
Galat. 5- 9 Modicum fermentum totam massam corrumpit
1 *Tim.* 4- 8 Corporalis exercitatio, ad modicum utilis est
5-23 Sed modico vino utere propter stomachum
Hebr. 2- 9 Qui modico quam Angeli minoratus est
Jacob. 3- 4 Circumferuntur a modico gubernaculo
- 5 Et lingua modicum quidem membrum est
4-15 Vita vestra: vapor est ad modicum parens
Apoc. 3- 8 Quia modicam habes virtutem, et servasti
6-11 Ut requiescerent adhuc tempus modicum
12-12 Sciens quod modicum tempus habet
20- 3 Post hæc oportet illum solvi modico tempore

MODIN.

Urbs et mons unde surrexit Mathathias Machabæorum pater; qui Judæorum afflictionem lugens et Sanctorum profanationem, Judæum qui primus idolis immolaverat, et regis Antiochi ministrum qui immolare coegerat, occidit in templo, et aram destruxit. Defunctus est anno (vitæ) centesimo et quadragesimo sexto, et sepultus est a filiis suis in sepulcris patrum suorum in Modin; ibidem et filii ejus sepulti sunt Judas Machabæus ac Jonathas. Et Simon Jonathæ frater ibi sepulcrum ædificavit e lapide polito, septemque pyramidas e quadrata mole surgentes.

1 *Mac.* 2- 1 Et consedit in monte Modin
-15 Qui confugerant in civitatem Modin
-23 Sacrificare idolis super aram in civitate Modin
-70 In sepulcris patrum suorum in Modin
9-19 In sepulcro patrum suorum in civitate Modin
13-25 Et sepelivit ea in Modin civitate patrum ej.
-30 Hoc est sepulcrum quod fecit in Modin
16- 4 Ad Cendebæum: et dormierunt in Modin
2 *Mac.* 13-14 Circa Modin exercitum constituit

MODIOLUS.

3 *Reg.* 7-33 Et radii, et canthi, et modioli, omnia fusilia

MODIUS.

Levit. 19-36 Justus modius, æquusque sextarius
27-16 Si triginta modiis hordei seritur terra
Deut. 25-14 Nec erit in domo tua modius major et minor
-15 Et modius æqualis et verus erit tibi
Judic. 6-19 Et coxit... de farinæ modio azymos panes
Ruth. 2-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram, id est, tres modios
3-15 Mensus est sex modios hordei, et posuit sup
-17 Et ait: Ecce sex modios hordei dedit mihi
1 *Reg.* 1-24 In vitulis tribus, et tribus modiis farinæ
4 *Reg.* 7- 1 Cras modius similæ uno statere erit
Et duo modii hordei statere uno in porta Samariæ
-16 Factusque est modius similæ statere uno
Et duo modii hordei statere uno
-18 Duo modii hordei statere uno erunt, et modius similæ statere uno
Isai. 5-10 Triginta modii sementis facient modios tres
Aggæi. 2-17 Cum accederetis ad acerv. viginti modiorum
Matth. 5-15 Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio
Marc. 4-21 Numquid venit lucerna ut sub modio ponatur?
Luc. 11-33 Et in abscondito ponit, neque sub modio

MODO.

Gen. 29-35 Et ait: Modo confitebor Domino
31-42 Forsitan modo nudum me dimisisses
Num. 24-17 Videbo eum, sed non modo: intuebor illum
2 *Reg.* 19- 6 Vere cognovi modo, quia si Absalom viveret
4 *Reg.* 5-22 Modo venerunt ad me duo adolescentes
Tobiæ. 2-22 Et eleemosynæ tuæ modo apparuerunt
10- 9 Pater meus et mater mea modo dies computant
Job. 6-21 Et modo videntes plagam meam videtis
Isai. 29-22 Non modo confundetur Jacob, nec modo vultus ejus erubescet
1 *Mac.* 9- 9 Sed liberemus animas nostras modo
Matth. 3-15 Respondens a. Jesus, dixit ei: Sine modo
9-18 Dicens: Domine, filia mea modo defuncta est
24-21 Qualis non fuit ab initio mundi usque modo
26-53 Et exhibebit mihi modo plus quam duodec.
Joan. 5-17 Pater meus usque modo operatur, et ego
8- 4 Hæc mulier modo deprehensa est in adulterio
9-25 Scio, quia cæcus cum essem, modo video
13- 7 Tu nescis modo, scies autem postea
-33 Vos non potestis venire: et vobis dico modo
-36 Quo ego vado, non potes me modo sequi
-37 Quare non possum te sequi modo?
16-12 Sed non potestis portare modo
-24 Usque modo non petistis quidquam
-31 Respondit eis Jesus: Modo creditis?
1 *Cor.* 16- 7 Nolo enim vos modo in transitu videre
Galat. 1-10 Modo enim hominibus suadeo, an Deo?
4-20 Vellem autem esse apud vos modo
Hebr. 9- 5 De quibus non est modo dicendum per sing.
1 *Petr.* 2- 2 Sicut modo geniti infantes, rationabile

MODULOR.

Judith. 16- 2 Modulamini illi psalmum novum, exaltate

MODUS.

Gen. 30-37 Atq. in hunc modum color effectus est varius
-43 Ditatusque est homo ultra modum
Exod. 22-17 Reddet pecuniam juxta modum dotis
25-33 Tres scyphi quasi in nucis modum
-34 Erunt quatuor scyphi in nucis modum
26-17 In hunc modum cunctæ tabulæ parabuntur
27- 4 Craticulamque in modum retis æneam
32-30 Si quo modo quivero eum deprecari
37-19 Tres scyphi in nucis modum per calamos
-20 Erant quatuor scyphi in nucis modum
38- 4 Craticulamque ejus in modum retis fecit
Num. 10- 6 Et juxta hunc modum reliqui facient
19-19 Atq. hoc modo mundus lustrabit immund.
22- 6 Si quo modo possim percutere et ejicere eum
-11 Si quo modo possim pugnans abigere eum
35-32 Nullo modo in urbes suas reverti poterant
Deut. 7-17 Quo modo potero delere eas?
25- 2 Pro mensura peccati erit et plagarum modus
Judic. 7-13 Et in hunc modum referebat quod viderat
21-14 Non repererunt, quas simili modo traderent
1 *Reg.* 6-10 Fecerunt ergo illi hoc modo: et tollentes
14- 4 Quasi in modum dentium scopuli hinc et inde prærupti
23-26 In modum coronæ cingebant David
2 *Reg.* 17-15 Hoc et hoc modo consilium dedit Achitoph.
3 *Reg.* 3-22 In hunc modum contendebant coram rege
7-17 Quasi in modum retis et catenarum
-18 Eodem modo fecit et capitello secundo
-22 Et super capita columnarum opus in modum lilii posuit
-37 In hunc modum fecit decem bases, fusura
10-29 Atque in hunc modum cuncti reges Hethæorum
11- 8 Atq. in hunc modum fecit universis uxorib.
1 *Par.* 6-69 Et Gethremmon in eumdem modum
2 *Par.* 18- 7 Dixitq. Josaphat: Ne loquaris, rex, hoc modo
-19 Cumq. diceret unus hoc modo, et alter alio
2 *Esdr.* 6- 5 Et epistolam habebat... scriptam hoc modo
Tobiæ. 4- 8 Quo modo potueris, ita esto misericors
8-12 Ne forte simili modo evenerit ei, quo et cæteris
Job. 42- 3 Et quæ ultra modum excederent scientiam
Prov. 23- 4 Ut diteris: sed prudentiæ tuæ pone modum
Sap. 15-14 Et infelices supra modum animæ superbi
Eccli. 4-30 Non contradicas verbo veritatis ullo modo
44- 5 In peritia sua requirentes modos musicos
-24 In Isaac eodem modo fecit propter Abraham
47-11 Et in sono eorum dulces fecit modos
50- 3 Et quasi mare impleti sunt supra modum
Isai. 37- 4 Si quo modo audiat Dom... verba Rabsacis
Jerem. 20-10 Si quo modo decipiatur, et prævaleamus
Baruc. 6-68 Nullo itaque modo nobis est manifestum
-70 Eodem modo et in horto spina alba
1 *Mac.* 11-29 De his omnibus, hunc modum continentes
14-35 Exquisivit omni modo exaltare pop. suum
15- 2 Et erant continentes hunc modum
2 *Mac.* 1-24 Nehemiæ erat oratio hunc habens modum
6- 8 Ut pari modo et ipsi advers. Judæos agerent
-31 Et iste quidem hoc modo vita decessit
7- 7 Mortuo itaque illo primo hoc modo
9- 6 Licet ille nullo modo a sua malitia cessaret
- 8 Supra humanum modum superbia repletus
-18 Scripsit ad Judæos in modum deprecationis
10- 6 Diebus octo egerunt in modum tabernacul.
11-16 Nam erant scriptæ Judæis epistolæ a Lysia quidem hunc modum continentes
-31 Et nemo eor. ullo modo molestiam patiatur
12- 8 Velle pari modo facere habitantibus secum
13-26 Et hoc modo regis profectio et reditus processit
14- 3 Considerans nullo modo sibi esse salutem
15-22 Dixit a. invocans hoc modo: Tu, Domine
-36 Decreverunt nullo modo diem istum absque celebritate præterire
Rom. 3- 2 Multum per omnem modum
7-13 Ut fiat supra modum peccans peccatum
2 *Cor.* 1- 8 Quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem
4-17 Supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis
11-23 In plagis supra modum, in mortibus frequenter
12-11 Nihil enim minus fui ab iis qui sunt supra modum Apostoli
Philip. 1-18 Quid enim? Dum omni modo... Christus annuntietur
3-11 Si quo modo occurram ad resurrectionem
2 *Thes.* 2- 3 Ne quis vos seducat ullo modo
Hebr. 1- 1 Multisq. modis olim Deus loquens patribus
Judæ. - 7 Finitimæ civitates simili modo exfornicatæ
Apoc. 16-13 Spiritus tres immundos in modum ranarum

MOECHIA.

Sap. 14-26 Inordinatio mœchiæ et impudicitiæ

MOECHOR.

Exod. 20-14 Non mœchaberis
Levit. 20-10 Si mœchatus quis fuerit cum uxore alterius
Deut. 5-18 Neque mœchaberis
Jerem. 3- 8 Pro eo, quod mœchata esset aversatrix Israël
- 9 Et mœchata est cum lapide et ligno
5- 7 Saturavi eos, et mœchati sunt
29-23 Mœchati sunt in uxores amicorum suorum
Matth. 5-27 Dictum est antiquis: Non mœchaberis
-28 Jam mœchatus est eam in corde suo
-32 Qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari
19- 9 Et aliam duxerit, mœchatur: et qui dimissam duxerit, mœchatur
Marc. 10-12 Et si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit, mœchatur
Luc. 16-18 Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, mœchatur
Et qui dimissam a viro ducit, mœchatur
18-20 Non mœchaberis: Non furtum facies
Rom. 2-22 Qui dicis non mœchandum, mœcharis
Jacob. 2-11 Qui enim dixit: Non mœchaberis
Quod si non mœchaberis, occides autem
Apoc. 2-22 Et qui mœchantur cum ea, in tribulatione maxima erunt

MOECHUS.

Levit. 20-10 Morte moriantur et mœchus et adultera

MOENIA.

2 *Reg.* 24- 7 Transierunt prope mœnia Tyri
Prov. 9- 3 Ut vocarent ad arcem et ad mœnia civitatis
Jerem. 49-27 Et devorabit mœnia Benadad
Thren. 2- 5 Præcipitavit omnia mœnia ejus

MOEREO.

1 *Esdr.* 9- 3 Et evelli capillos... et sedi mœrens
2 *Esdr.* 2- 3 Quare non mœreat vultus meus
Job. 5-11 Qui ponit humiles in sublime, et mœrentes erigit sospitate
29-25 Eram tamen mœrentium consolator
30-28 Mœrens incedebam, sine furore
Prov. 31- 6 Date siceram mœrentibus, et vinum his
Isai. 1- 5 Omne caput languid. et omne cor mœrens
3-26 Et mœrebunt atque lugebunt portæ ejus
19- 8 Et mœrebunt piscatores, et lugebunt
29- 2 Et erit tristis et mœrens, et erit mihi quasi Ariel

Isai. 54- 6 Ut mulierem derelictam et mœrentem spiritu vocavit te Dominus
Jerem. 4-28 Lugebit terra, et mœrebunt cœli desuper
8-18 Dolor meus super dolorem, in me cor meum mœrens
Thren. 1-22 Multi e. gemitus mei, et cor meum mœrens
5-17 Propterea mœstum factum est cor nostrum
Ezech. 3-15 Mansi ibi septem diebus mœrens in medio
13-22 Pro eo quod mœrere fecistis cor justi
32- 8 Omnia luminaria cœli mœrere faciam sup. te
Matth. 26-37 Cœpit contristari et mœstus esse
Marc. 10-22 Qui contristatus in verbo, abiit mœrens
Philip. 2-26 Mœstus erat, propterea quod audieratis illum infirmatum

MOEROR.

Gen. 44-29 Deducetis canos meos cum mœrore ad inferos
Deut. 28-65 Dabit e. tibi.. animam consumptam mœrore
1 Reg. 1-16 Ex multitudine doloris et mœroris mei locuta sum
Esth. 16-21 Hanc enim diem... mœroris et luctus, eis vertit in gaudium
Prov. 12-25 Mœror in corde viri humiliabit illum
15-13 In mœrore animi dejicitur spiritus
Isai. 61- 3 Pallium laudis pro spiritu mœroris
Thren. 1-13 Posuit me desolatam, tota die mœrore confectam
Ezech. 7-27 Rex lugebit, et princeps induetur mœrore
12-18 Aquam tuam in festinatione et mœrore bibe
23-33 Dolore repleberis: calice mœroris et tristitiæ
Mich. 4- 9 Nunc quare mœrore contraheris?
Hebr. 12-11 Videtur non esse gaudii, sed mœroris
Jacob. 4- 9 Convertatur, et gaudium in mœrorem

MOESTITIA.

Prov. 10- 1 Filius vero stultus mœstitia est matris suæ
2 Mac. 3-17 Circumfusa e. erat mœstitia quædam viro

MOHOLA.

Filius Regina, vel juxta Hebræum filius Molechet *vel* Malket *sororis Galaad, frater Abiezer et viri cujus nomen proprium interpretatur* Vir decorus, *Hebraice* Isch-Hod.

1 Par. 7-18 Soror autem ejus Regina peperit Virum decorum, et Abiezer, et Mohola

MOHOLI I.

Filius primogenitus Merari filii Levi, princepsque familiæ Moholitarum.

Exod. 6-19 Filii Merari: Moholi et Musi
Num. 3-20 Filii Merari: Moholi et Musi
26-58 Familia Moholi, familia Musi, familia Core
1 Par. 6-29 Filii Merari: Moholi et Musi
-29 Filii autem Merari, Moholi: Lobni
23-21 Filii Merari: Moholi et Musi. Filii Moholi: Eleazar et Cis
24-26 Filii Merari: Moholi et Musi
-28 Porro Moholi filius: Eleazar qui non habebat liberos
1 Esdr. 8-18 De filiis Moholi filii Levi filii Israël

MOHOLI II.

Filius Musi filii Merari filii Levi.

1 Par. 6-47 Filii Moholi, filii Musi, filii Merari
23-23 Filii Musi: Moholi, et Eder, et Jerimoth, tres
24-30 Filii Musi: Moholi, Eder, et Jerimoth

MOHOLITÆ.

Num. 3-33 At vero de Merari erunt populi Moholitæ

MOLA.

Id est, maxilla, sive dens molaris.

Job. 29-17 Conterebam molas iniqui
Psal. 57- 7 Molas leonum confringet Dominus

MOLA *molendinaria.*

Exod. 11- 5 Usque ad primogenitum ancillæ quæ est ad molam
Num. 11- 8 Colligens illud frangebat mola, sive terebat
Deut. 24- 6 Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam
Judic. 9-53 Mulier fragmen molæ desuper jaciens
2 Reg. 11-21 Nonne mulier misit sup. eum fragmen molæ
Isai. 47- 2 Tolle molam, et mole farinam
Jerem. 25-10 Perdamque ex eis... vocem molæ et lumen lucernæ
Matth. 18- 6 Expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus
24-41 Duæ molentes in mola: una assumetur, et una relinquetur
Marc. 9-41 Si circumdaretur mola asinaria collo ejus
Apoc. 18-22 Et vox molæ non audietur in te amplius

MOLADA.

Civitas quæ in tribubus et Juda et Simeon reperitur. Eadem putatur cum Molathi.

Josue. 15-26 Aman, Sama, et Molada
19- 2 Bersabee, et Sabee, et Molada
1 Par. 4-28 Habitaverunt autem in Bersabee et Molada
2 Esdr. 11-26 Et in Jesuë, et in Molada, et Bethphaleth

MOLARIS.

Judic. 15-19 Aperuit itaque Dominus molarem dentem
Prov. 30-14 Et commandit molaribus suis
Joel. 1- 6 Et molares ejus ut catuli leonis
Luc. 17- 2 Utilius est illi si lapis molaris imponatur
Apoc. 18-21 Sustulit unus Angelus fortis lapidem quasi molarem magnum

MOLATHI.

Urbs, sive potius locus, ex quo erat Hadriel Molathites, cui data est uxor Merob filia Saül, cum danda fuisset David. Quinque filios Michol (vid. Michol *et* Merob*) filiæ Saül, quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï, qui erat de Molathi, tradidit David in manus Gabaonitarum, ut crucifigerentur, propter Saülis in Gabaonitas peccatum.*

2 Reg. 21- 8 Quos genuerat Hadrieli filio Berzellaï qui fuit de Molathi

MOLATHITA. *Vid.* Molathi.

1 Reg. 18-19 Data est Hadrieli Molathitæ uxor

MOLCHOM.

Hunc genuit Saharaïm de Hodes uxore sua. E progenie Benjamin.

1 Par. 8- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua... Mosa et Molchom

MOLES.

Josue. 3-13 Quæ autem desuper veniunt, in una mole consistent
Job. 23- 6 Nec magnitudinis suæ mole me premat
Prov. 8-25 Necdum montes gravi mole constiterant
Isai. 40-12 Quis appendit tribus digitis molem terræ?

MOLESTE.

Job. 4- 2 Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies
2 Mac. 4-35 Et moleste ferebant de nece tanti viri injusta

MOLESTIA.

Job. 3-18 Et quondam vincti pariter sine molestia
Eccli. 22-15 Serva te ab illo, ut non molestiam habeas
29- 4 Et præstiterunt molestiam his qui se adjuv.
Dan. 3-50 Nec quidquam molestiæ intulit
6- 2 Et rex non sustineret molestiam
2 Mac. 11-31 Et nemo eor. ullo modo molestiam patiatur

MOLESTO.

Eccli. 11- 9 De ea re, quæ te non molestat, ne certeris

MOLESTUS, A, UM.

Gen. 39-10 Et mulier molesta erat adolescenti
Exod. 23- 9 Peregrino molestus non eris
Judic. 14-17 Tandemq. die septimo cum ei esset molesta
16-16 Cumque molesta esset ei, et per multos dies
Ruth. 2- 9 Mandavi enim... ut nemo molestus sit tibi
1 Reg. 25- 7 Nunquam eis molesti fuimus, nec aliquando
-15 Boni satis fuerunt nobis, et non molesti
Job. 16- 3 Aut aliquid tibi molestum est si loquaris?
Psal. 34-13 Cum mihi molesti essent, induebar cilicio
54- 4 Et in ira molesti erant mihi
Isai. 1-14 Facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens
7-13 Numquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo?
Mich. 6- 3 Quid feci tibi, aut quid molestus fui tibi?
1 Mac. 10-63 Nec quisquam ei molestus sit de ulla ratione
12-14 Noluimus ergo vobis molesti esse
Matth. 26-10 Ait illis: Quid molesti estis huic mulieri?
Marc. 14- 6 Jesus autem dixit: Sinite eam, quid illi molesti estis?
Luc. 11- 7 Respondens dicat: Noli mihi molestus esse
18- 5 Tamen quia molesta est mihi hæc vidua
Galat. 6-17 De cætero nemo mihi molestus sit

MOLID.

Filius secundus Abisur filii Semeï filii Onam.

1 Par. 2-29 Abihaïl, quæ peperit ei Ahobban et Molid

MOLIOR.

Gen. 42-31 Pacifici sumus, nec ullas molimur insidias
2 Reg. 20-15 Quæ erat cum Moab, moliebatur destruere muros
2 Par. 13-13 Jeroboam retro moliebatur insidias
2 Esdr. 4- 8 Et molirentur insidias
Judith. 14- 9 In quietudinem arte moliebantur
Esth. 16- 3 In ipsos qui dederunt, moliuntur insidias
Prov. 1-18 Et moliuntur fraudes contra animas suas
3-29 Ne moliaris amico tuo malum
2 Mac. 3- 4 Iniquum aliquid in civitate moliri

MOLLESCO.

Jerem. 51-46 Et ne forte mollescat cor vestr., et timeatis

MOLLIO.

Job. 23-16 Deus mollivit cor meum
Psal. 54-22 Molliti sunt sermones ejus super oleum
Prov. 2-16 Et ab extranea quæ mollit sermones suos

MOLLIS, E.

Job. 40-22 Numquid multiplicabit ad te preces, aut loquetur tibi mollia?
Prov. 15- 1 Responsio mollis frangit iram
18- 9 Qui mollis et dissolutus est in opere suo
25-15 Et lingua mollis confringet duritiam
Sap. 2- 3 Et spiritus diffundetur tanquam mollis aer
15- 7 Figulus mollem terram premens laboriose fingit
Isai. 47- 1 Quia ultra non vocaberis mollis et tenera
Matth. 11- 8 Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur
Luc. 7-25 Hominem mollibus vestimentis indutum?
1 Cor. 6-10 Neq. molles, neq. masculorum concubitores

MOLLITIES.

Deut. 28-56 Nec pedis vestigium figere propter mollitiem

MOLO.

Judic. 16-21 Et clausum in carcere molere fecerunt
Eccle. 12- 3 Et otiosæ erunt molentes in minuto numero
- 4 In platea, in humilitate vocis molentis
Isai. 47- 2 Tolle molam, et mole farinam
Matth. 24-41 Duæ molentes in mola: una assumetur
Luc. 17-35 Duæ molentes in unum: una assumetur

MOLOCH.

Idolum Ammonitarum, quod et Melchom dicitur, cui infantes comburebantur; aut saltem traducebantur per ignem in ejus honorem. Idolum Moloch quidam putant fuisse Saturnum. Alii omne genus idolorum hoc nomine vocari asseverant. Probabilior esse videtur sententia Hebræorum, qui pro quodam idolo habent, quod Ammonitæ maxime colebant, juxta illud quod scribitur 3 *Reg.* 11-7: Tunc ædificavit Salomon fanum Chamos idolo Moab in monte qui est contra Jerusalem, et Moloch idolo filiorum Ammon. *Fuit igitur Moloch, seu idolum, seu ritus colendi Dei excogitatus a gentibus, sive ab illis Ammonitis, sive ab aliis idololatris, et postea ab Israelitis exemplo gentium in honorem Dei usurpatus. De hoc cultu sic habet* 4 *Reg.* 23-10: Josias contaminavit quoque Topheth, quod est in convalle filii Ennom: ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem, Moloch. *Et Jerem.* 32-35: Et ædificaverunt excelsa Baal, quæ sunt in valle filii Ennom, ut initiarent filios suos et filias suas, Moloch. *Hebræi interpretes dicunt Moloch fuisse imaginem concavam, in qua pueri includebantur, ut subjecto igni, in honorem Dei concremarentur et sacrificarentur. Sunt qui sentiant duos utrinque rogos ignis succensos fuisse per quos puero transeundum, ut hac quasi lustratione consecraretur Deo. Itaque non erat puer crematus, sed tantum lustratus et expiatus. Quod utcumque se habeat, certe abominabilis fuit impietas.*

Levit. 18-21 Non dabis ut consecretur idolo Moloch
20- 2 Si quis dederit de semine suo idolo Moloch
- 3 Eo quod dederit de semine suo Moloch
- 4 Hominem qui dedit de semine suo Moloch
- 5 Consenserunt ei ut fornicaretur cum Moloch
3 Reg. 11- 5 Sed colebat... et Moloch idolum Ammonit.
- 7 Tunc ædificavit Salomon fanum Chamos... et Moloch idolo filiorum Ammon
-33 Eo quod... adoraverit... Chamos deum Moab, et Moloch deum filiorum Ammon
4 Reg. 23-10 Ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem, Moloch
Jerem. 32-35 Ut initiarent filios suos et filias suas Moloch
Amos. 5-26 Et portastis tabernaculum Moloch vestro
Act. 7-43 Et suscepistis tabernaculum Moloch

MOMENTANEUM.

2 Cor. 4-17 Quod in præsenti est momentaneum et leve

MOMENTUM.

Levit. 15- 3 Cum per singula momenta adhæserit carni
Ruth. 2- 7 Et ne ad momentum quidem domum reversa est
1 Reg. 4-20 In ipso a. momento mortis ejus, dixerunt ei
1 Esdr. 9- 8 Et ad momentum facta est deprecatio nostra
Sap. 11-23 Quoniam tanquam momentum stateræ
18-12 Quoniam uno momento, quæ erat præclarior natio eorum, exterminata est
Isai. 26-20 Abscondere modicum ad momentum
40-15 Et quasi momentum stateræ reputatæ sunt
54- 8 In momento indignationis abscondi faciem
Thren. 4- 6 Quæ subversa est in momento, et non ceperunt
Dan. 14-41 Et devorati sunt in momento coram eo
2 Mac. 9-11 Per momenta singula doloribus suis augmenta capientibus
Luc. 4- 5 Et ostendit illi omnia regna orbis terræ in momento temporis
Act. 1- 7 Non est vestr. nosse tempora vel momenta
1 Cor. 15-52 In momento, in ictu oculi, in novissima tuba
1 Thes. 5- 1 De temporibus autem et momentis, fratres, non indigetis ut scribamus vobis

MONEO.

Judic. 1-14 Quam pergentem in itinere monuit vir suus
Tobiæ. 10-13 Monentes eam honorare soceros, diligere maritum
Esth. 4- 8 Et moneret eam ut intraret ad regem
Sap. 11-11 Hos quidem tanquam pater monens probasti
Isai. 30-21 Audient verbum post tergum monentis
Act. 20-31 Cum lacrymis monens unumquemq. vestr.
Rom. 15-14 Ita ut possitis alterutrum monere
1 Cor. 4-14 Sed ut filios meos charissimos moneo
1 Thes. 5-12 Et præsunt vobis in Domino, et monent vos

MONETA.

Gen. 23-16 Siclos argenti probatæ monetæ publicæ

MONILE.

Judic. 8-26 Absque ornamentis, et monilibus, et veste
Cant. 1- 9 Collum tuum sicut monilia
7- 1 Juncturæ femorum tuorum sicut monilia
Isai. 3-19 Et torques, et monilia, et armillas, et mitras
61-10 Et quasi sponsam ornatam monilibus suis
Jerem. 4-30 Cum ornata fueris monili aureo
Ezech. 7-20 Et ornamentum monilium suorum in superbiam posuerunt
Osee. 2-13 Ornabatur inaure sua et monili suo

MONIMENTUM, *pro monitorio.*

Exod. 12-14 Habebitis a. hunc diem in monimentum
13- 9 Erit... quasi monimentum ante oculos tuos
17-14 Scribe hoc ob monimentum in libro
30-16 Ut sit monimentum eorum coram Domino
39- 7 Posuitque eos in lateribus superhumeralis, in monimentum filiorum Israël
Levit. 5-12 Cremabit super altare in monimentum ejus
6-15 In monimentum odoris suavissimi Domino
24- 7 Ut sit panis in monimentum oblationis Do.
Num. 16-38 Ut cernant ea pro signo et monimento
31-54 In monimentum filiorum Israël coram Do.
Josue. 4- 7 Idcirco positi sunt lapides isti in monimentum
2 Reg. 18-18 Et hoc erit monimentum nominis mei
Malac. 3-16 Et scriptus est liber monimenti coram eo

MONITA.

Deut. 21-20 Monita nostra audire contemnit
Tobiæ. 1-15 In captivitate, et monita salutis dabat eis

MONS.

Præcipui montes quorum nomina non leguntur, sunt: 1° mons Abdiæ, in cujus duabus speluncis Abdias centum prophetas Domini abscondit, et eos pane et aqua sustentavit, dum dira fames sæviret, et dum Achab et Jezabel eos occidendos quærerent. Abdias ipse erat dispensator domus Achab, et Dominum Deum timebat ab infantia sua.

2° Mons Christi, non longe a Capharnao, in quem Christus, orandi et prædicandi causa sæpe secessit, et in quo Apostolos elegit, etc.

3° Mons diaboli, sive Mons tentationis, in quem Satanas Christum assumpsit, tentavitque. Putatur non longe ab Jericho Septentrionem versus. Alios ad sua nomina vide.

Gen. 7-19 Opertique sunt omnes montes excelsi
-20 Quindecim cubitis altior fuit aqua super montes
8- 4 Requievitq. arca... super montes Armeniæ
- 5 Apparuerunt cacumina montium
10-30 Usque Sephar montem Orientalem
12- 8 Et inde transgrediens ad montem
Gen. 14- 6 Chorræos (*percusserunt*) in montibus Seïr
-10 Et qui remanserant, fugerunt ad montem
19-17 Sed in monte salvum te fac, ne et tu similiter pereas
-19 Nec possum in monte salvari
-30 Ascenditq. Lot de Segor, et mansit in monte
22- 2 Super unum montium quem monstravero
-14 Unde usque hodie dicitur: In monte Dominus videbit
31-21 Pergeret contra montem Galaad
-23 Et comprehendit eum in monte Galaad
-25 Jamque Jacob extenderat in monte tabernaculum
In eodem monte Galaad fixit tentorium
-54 Immolatisq. victimis in monte, vocavit frat.
36- 8 Habitavitque Esaü in monte Seïr
- 9 Hæ autem sunt generationes Esaü patris Edom in monte Seïr
Exod. 3- 1 Venit ad montem Dei Horeb
-12 Immolabis Deo super montem istum
4-27 Qui perrexit obviam ei in montem Dei
15-17 Et plantabis in monte hæreditatis tuæ
18- 5 Ubi erat castrametatus juxta montem Dei
19- 2 Ibique Israël fixit tentoria e regione montis
- 3 Vocavitque eum Dominus de monte
-11 In die enim tertia descendet Dominus coram omni plebe super montem Sinaï
-12 Cavete ne ascendatis in montem
Om. qui tetigerit montem, morte morietur
-13 Tunc ascendant in montem
-14 Descenditque Moyses de monte ad populum
-17 De loco castrorum, steterunt ad radices montis
-18 Totus autem mons Sinaï fumabat
Eratque omnis mons terribilis
-20 Descenditque Dominus super montem Sinaï in ipso montis vertice
-23 Non poterit vulgus ascendere in montem Sinaï
Dicens: Pone terminos circa montem
20-18 Et sonitum buccinæ montemque fumantem
24- 4 Mane consurgens ædificavit altare ad radices montis
-12 Ascende ad me in montem, et esto ibi
-13 Ascendensque Moyses in montem Dei
-15 Cumque ascendisset Moyses, operuit nubes montem
-17 Quasi ignis ardens super verticem montis
-18 Ingressusque Moyses medium nebulæ, ascendit in montem
25-40 Exempl. quod tibi in monte monstratum est
26-30 Exempl. quod tibi in monte monstratum est
27- 8 Sicut tibi in monte monstratum est
31-18 Completis hujuscemodi sermonibus in monte Sinaï
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret descendendi de monte Moyses
-12 Callide eduxit eos, ut interficeret in montibus
-15 Et reversus est Moyses de monte
-19 Et confregit eas ad radicem montis
33- 6 Deposuerunt ergo filii Israël ornatum suum a monte Horeb
34- 2 Ut ascendas statim in montem Sinaï
Stabisque mecum super verticem montis
- 3 Nec videatur quispiam per totum montem
- 4 Nocte consurgens ascendit in montem Sinaï
-29 Cumq. descenderet Moyses de monte Sinaï
-32 Cuncta quæ audierat a Domino in monte Sinaï
Levit. 7-38 Quam constituit Do. Moysi in monte Sinaï
25- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinaï, dicens
26-45 Leges quas dedit Dominus... in monte Sinaï
27-34 Quæ mandavit Do. Moysi... in monte Sinaï
Num. 3- 1 In die qua locutus est Dominus ad Moysen in monte Sinaï
9- 5 Ad vesperam, in monte Sinaï
10-33 Profecti sunt ergo de monte Domini
13-18 Cumque veneritis ad montes
14-40 Surgentes ascenderunt verticem montis
-44 Contenebrati ascenderunt in verticem montis
-45 Et Chananæus, qui habitabat in monte
20-22 Venerunt in montem Hor, qui est in finibus
-25 Et duces eos in montem Hor
-27 Ascenderunt in montem Hor coram omni multitudine
-29 Illo mortuo in montis supercilio, descendit
21- 4 Profecti sunt autem et de monte Hor
23- 7 Adduxit me Balac... de montibus Orientis
-14 Cumque duxisset eum... super verticem montis Phasga, ædificavit
-28 Super verticem montis Phogor
27-12 Ascende in montem istum Abarim
Num. 28- 6 Holocaustum juge est quod obtulistis in monte Sinaï
33-23 Profecti castrametati sunt in monte Sepher
-24 Egressi de monte Sepher, venerunt in Arada
-32 De Benejaacan, venerunt in montem Gadgad
-37 De Cades, castrametati sunt in monte Hor
-38 Ascenditq. Aaron sacerdos in montem Hor
-41 Et profecti de monte Hor, castrametati sunt
-47 Venerunt ad montes Abarim contra Nabo
-48 Profectiq. de montibus Abarim, transierunt
34- 7 Pervenientes usque ad montem altissimum
Deut. 1- 2 Per viam montis Seïr usque ad Cadesbarne
- 6 Sufficit vobis quod in hoc monte mansistis
- 7 Et venite ad montem Amorrhæorum
-19 Quam vidistis, per viam montis Amorrhæi
-20 Dixi vobis: Venistis ad montem Amorrhæi
-41 Cumq. instructi armis pergeretis in montem
-43 Tumentes superbia, ascendistis in montem
-44 Amorrhæus qui habitabat in montibus
2- 1 Et circuivimus montem Seïr longo tempore
- 3 Sufficit vobis circuire montem istum
- 5 In possessionem Esaü dedi montem Seïr
3- 8 A torrente Arnon usq. ad montem Hermon
-12 Usque ad mediam partem montis Galaad
-17 Ad radices montis Phasga contra Orientem
-25 Et videbo... et montem istum egregium
4-11 Et accessistis ad radices montis qui ardebat
-48 Usque ad montem Sion, qui est et Hermon
-49 Et usque ad radices montis Phasga
5- 4 Locutus est nobis in monte de medio ignis
- 5 Et non ascendistis in montem, et ait
-22 Locutus est Dom... in monte de medio ignis
-23 Et montem ardere vidistis, accessistis ad me
8- 7 In cujus campis et montibus erumpunt fluviorum abyssi
- 9 Et de montibus ejus æris metalla fodiuntur
9- 9 Quando ascendi in montem, ut acciperem
Et perseveravi in monte quadraginta diebus
-10 Quæ vobis locutus est in monte de medio ignis
-15 Cumque de monte ardente descenderem
-21 Projeci in torrentem qui de monte descendit
10- 1 Ascende ad me in montem: faciesq. arcam
- 3 Ascendi in montem, habens eas in manibus
- 4 Quæ locutus est Dominus ad vos in monte
- 5 Reversusque de monte, descendi, et posui
-10 Ego autem steti in monte, sicut prius
11-29 Pones benedictionem super montem Garizim, maledictionem super montem Hebal
12- 2 Coluerunt..deos suos super montes excelsos
27- 4 Erigite lapides, quos ego hodie præcipio vobis, in monte Hebal
-12 Hi stabunt ad benedicendum populo super montem Garizim
-13 Stabunt ad maledicendum in monte Hebal
32-22 Et montium fundamenta comburet
-49 Ascende in montem istum Abarim, id est, transituum, in montem Nebo... et vide terram Chanaan... et morere in monte
-50 Sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte Hor
33- 2 Apparuit de monte Pharan
-15 De vertice antiquorum montium, de pomis
-19 Populos vocabunt ad montem
34- 1 Ascendit ergo Moyses.. super montem Nebo
Josue. 2-23 Et descenderunt exploratores de monte
3-16 Ad instar montis intumescentes apparebant
8-30 Tunc ædificavit Josuë altare Domino Deo Israël in monte Hebal
-33 Media pars eorum juxta montem Garizim, et media juxta montem Hebal
11-16 Cepit... montemque Israel et campestria ej.
-17 Et partem montis quæ ascendit Seïr... per planitiem Libani subter montem Hermon
-21 Et Anab, et de omni monte Juda et Israël
12- 1 A torrente Arnon usque ad montem Hermon
- 4 Et dominatus est in monte Hermon
- 7 Usque ad montem cujus pars ascendit in Seïr
13- 5 A Baalgad sub monte Hermon
- 6 Omnium qui habitant in monte, a Libano
-11 Et omnem montem Hermon, et univ. Basan
-19 Et Sabama et Sarathasar in monte convallis
14-12 Da ergo mihi montem istum, quem pollicit.
15- 8 Et inde se erigens ad verticem montis
- 9 Pertransitq. a vertice montis usq. ad fontem
Et pervenit usque ad vicos montis Ephron
-10 Et circuit... usque ad montem Seïr: transitque juxta latus montis Jarim
-11 Inclinaturque Sechrona, et transit montem Baala
-48 Et in monte: Samir, et Jether, et Socoth
16- 1 Quæ ascendit de Jericho ad montem Bethel
17-15 Quia angusta est tibi possessio montis Ephraim
-18 Sed transibis ad montem, et succides tibi

Josue. 18-13 Descenditque in Ataroth-addar in montem
-14 Circuens contra mare ad Meridiem montis
-16 Descenditque in partem montis, qui respicit
19-50 Thamnath Saraa in monte Ephraïm
20- 7 Decreveruntque Cedes in Galilæa montis Nephthali, et Sichem in monte Ephraïm, et Cariatharbe, ipsa est Hebron, in monte Juda
21-11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebron, in monte Juda
-21 Sichem cum suburb. sanis in monte Ephr.
24- 4 Esaü dedi montem Seïr ad possidendum
-30 In Thamnathsare, quæ est sita in monte Ephraïm, a Septentrionali parte montis Gaas
-33 Quæ data est ei in monte Ephraïm
Judic. 1-34 Arctavitque Amorrhæus filios Dan in monte
-35 Habitavitque in monte Hares
2- 9 In Thamnathsare in monte Ephraïm, a Septentrionali plaga montis Gaas
3- 3 Qui habitabat in monte Libano, de monte Baal Hermon usque ad introitum Emath
-27 Et statim insonuit buccina in monte Ephr.
4- 5 Inter Rama et Bethel in monte Ephraïm
- 6 Vade, et duc exercitum in montem Thabor
-12 Nuntiatumque est Sisaræ quod ascendisset Barac filius Abinoëm in montem Thabor
-14 Descendit itaque Barac de monte Thabor
5- 5 Montes fluxerunt a facie Domini
6- 2 Feceruntque sibi antra et speluncas in montibus
7- 3 Recesseruntque de monte Galaad, et reversi sunt
-24 Misitque Gedeon nuntios in omnem montem Ephraïm
9- 7 Et stetit in vertice montis Garizim
-25 Posueruntque insidias adversus eum in summitate montium
-36 Ecce de montibus multitudo descendit
Umbras montium vides quasi capita hominum
-48 Ascendit in montem Selmon cum omni pop.
10- 1 Qui habitavit in Samir montis Ephraïm
11-37 Ut duobus montibus circumeam montes
-38 Flebat virginitatem suam in montibus
12-15 Mortuusque est, ac sepultus in Pharathon terræ Ephraïm in monte Amalec
16- 3 Humeris suis portavit ad verticem montis
17- 1 Fuit eo tempore vir quidam de monte Ephraïm
- 8 Cumque venisset in montem Ephraïm
18- 2 Cum pergentes venissent in montem Ephr.
-13 Inde transierunt in montem Ephraïm
19- 1 Levites habitans in latere montis Ephraïm
-16 Qui et ipse de monte erat Ephraïm
-18 Qui est in latere montis Ephraïm
1 Reg. 1- 1 De Ramathaïmsophim, de monte Ephraïm
9- 3 Qui cum transissent per montem Ephraïm
13- 2 Duo millia in Machmas, et in monte Bethel
14-22 Qui se absconderant in monte Ephraïm
17- 3 Et Philisthiim stabant super montem
Israël stabat supra montem ex altera parte
23-14 Mansitque in monte solitudinis Ziph, in monte opaco
-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
Viri ejus erant in latere montis ex parte altera
25-20 Cum ergo...descenderet ad radices montis
26-13 Cumq..et stetisset in vertice montis de longe
-20 Sicut persequitur perdix in montibus
31- 1 Et ceciderunt interfecti in monte Gelboë
- 8 Et tres filios ejus jacentes in monte Gelboë
2 Reg. 1- 6 Casu veni in montem Gelboë
-19 Super montes tuos interfecti sunt
-21 Montes Gelboë, nec ros nec pluvia veniant
13-34 Veniebat per iter devium ex latere montis
15-32 Cumq. ascenderet David summitat. montis
16- 1 Cumque David transisset paululum montis verticem, apparuit Siba puer
-13 Semeï autem per jugum montis ex latere
20-21 Sed homo de monte Ephraïm Seba
21- 9 Qui crucifixerunt eos in monte coram Do.
22- 8 Fundamenta montium concussa sunt
3 Reg. 4- 8 Nomina eorum: Benhur, in monte Ephraïm
5-15 Octoginta millia latomorum in monte
11- 7 In monte qui est contra Jerusalem
12-25 Ædificavit autem Jeroboam Sichem in monte Ephraïm, et habitavit ibi
16-24 Emitque montem Samariæ a Somer
Nomine Semer domini montis, Samariam
18-19 Congrega ad me univ. Isr. in monte Carmeli
19- 8 Usque ad montem Dei Horeb
-11 Egredere, et sta in monte coram Domino
Spiritus grandis et fortis subvertens montes
20-23 Dixerunt ei: Dii montium sunt dii eorum

3 Reg. 20-28 Deus montium est Dominus, et non est Deus vallium
22-17 Vidi cunctum Israël dispersum in montibus
4 Reg. 1- 9 Sedentique in vertice montis, ait: Homo Dei
2-16 Et projecerit eum in unum montium
-25 Abiit autem inde in montem Carmeli
4-25 Et venit ad virum Dei in montem Carmeli
-27 Cumque venisset ad virum Dei in montem
5-22 Modo venerunt ad me duo adolescentes de monte Ephraïm, ex filiis prophetarum
6-17 Et ecce mons plenus equorum et curruum
19-23 Ascendi excelsa montium in summitate Libani
-31 Reliquiæ, et quod salvetur de monte Sion
23-13 Ad dexteram partem montis Offensionis
-16 Vidit ibi sepulcra quæ erant in monte
1 Par. 4-42 Abierunt in montem Seïr viri quingenti
5-23 Hermon, et Sanir, et montem Hermon
6-67 Sichem cum suburbanis suis in monte Ephr.
10- 1 Et ceciderunt vulnerati in monte Gelboë
- 8 Saül et filios ejus jacentes in monte Gelboë
12- 8 Et veloces quasi capreæ in montibus
2 Par. 2- 2 Qui cæderent lapides in montibus
-18 Qui lapides in montibus cæderent
3- 1 In monte Moria, qui demonstratus fuerat David
13- 4 Stetit ergo Abia super montem Semeron
15- 8 Ex urbibus, quas ceperat, montis Ephraïm
18-16 Vidi univers. Israël dispersum in montibus
19- 4 De Bersabee usque ad montem Ephraïm
20-10 Ecce filii Ammon, et Moab, et mons Seïr
-22 Scilicet Ammon, et Moab, et montis Seïr
-23 Consurrexerunt adv. habitatores montis Seïr
26-10 Vineas q. habuit et vinitores in montibus
27- 4 Urbes quoque ædificavit in montibus Juda
33-15 Quas fecerat in monte domus Domini
2 Esdr. 3-20 Post eum in monte ædificavit Baruch
8-15 Egredimini in montem, et afferte frondes
9-13 Ad montem quoque Sinaï descendisti
Tobiæ. 5- 8 Quæ posita est in monte Ecbatanis
11- 5 Sedebat... quotidie in supercilio montis
Judith. 2-12 Venit ad magnos montes Ange
3- 3 Omnisq. possessio, omnes montes et colles
- 7 Tunc descendit de montibus cum equitibus
4- 3 Præoccupaverunt omnes vertices montium
- 6 Ut obtinerent ascensus montium
Ubi angustum iter esse poterat inter montes
5- 1 Ac montium itinera conclusissent
-14 Deserta Sina montis occupaverunt
6- 9 Divertentes a latere montis
7- 3 Et venerunt per crepidinem montis
- 8 Sed montes defendunt illos, et muniunt illos
- 9 Tradent civitatem suam, quam putant in montibus positam superari non posse
10-11 Cum descenderet montem, circa ortum diei
16- 5 Venit Assur ex montibus ab Aquilone
-18 Montes a fundam. movebuntur cum aquis
Job. 9- 5 Qui transtulit montes, et nescierunt hi
14-18 Mons cadens defluit, et saxum transfertur
24- 8 Quos imbres montium rigant
28- 9 Subvertit a radicibus montes
39- 8 Circumspicit montes pascuæ suæ, et virentia
40-15 Huic montes herbas ferunt
Psal. 2- 6 Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum ejus
3- 5 Et exaudivit me de monte sancto tuo
L. 10- 2 Transmigra in montem sicut passer
14- 1 Aut quis requiescet in monte sancto tuo
17- 8 Fundamenta montium conturbata sunt
23- 3 Quis ascendet in montem Domini?
35- 7 Justitia tua sicut montes Dei
41- 7 Propterea memor ero tui de terra Jordanis, et Hermoniim a monte modico
42- 3 Et adduxerunt in montem sanctum tuum
45- 3 Et transferentur montes in cor maris
- 4 Conturbati sunt montes in fortitudine ejus
47- 2 In civitate Dei nostri, in monte sancto ejus
- 3 Fundatur exultatione univ. terræ mons Sion
-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
49-10 Jumenta in montibus et boves
64- 7 Præparans montes in virtute tua
67-16 Mons Dei, mons pinguis
Mons coagulatus, mons pinguis
-17 Ut quid suspicamini montes coagulatos?
Mons in quo beneplacitum est Deo habitare
71- 3 Suscipiant montes pacem populo, et colles
-16 Firmamentum in terra in summis montium
73- 2 Mons Sion, in quo habitasti in eo
74- 7 Neq. ab Occidente, neq. a desertis montibus
75- 5 Illuminans tu mirabiliter a montibus æternis
77-54 Et induxit eos in montem sanctificationis suæ
Montem, quem acquisivit dextera ejus
-68 Sed elegit... montem Sion quem dilexit
79-11 Operuit montes umbra ejus

Psal. 82-15 Et sicut flamma comburens montes
86- 1 Fundamenta ejus in montibus sanctis
89- 2 Priusquam montes fierent, aut formaretur terra
94- 4 Et altitudines montium ipsius sunt
96- 5 Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini
97- 8 Flumina plaudent manu, simul montes exultabunt
98- 9 Et adorate in monte sancto ejus
103- 6 Super montes stabunt aquæ
- 8 Ascendunt montes: et descendunt campi
-10 Inter medium montium pertransibunt aquæ
-13 Rigans montes de superioribus suis
-18 Montes excelsi cervis: petra refugium
-32 Qui tangit montes, et fumigant
113- 4 Montes exultaverunt ut arietes, et colles
- 6 Montes exultastis sicut arietes, et colles
120- 1 Levavi oculos meos in montes
124- 1 Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
- 2 Montes in circuitu ejus
132- 3 Ros Hermon, qui descendit in montem Sion
143- 5 Et descende: tange montes, et fumigabunt
146- 8 Qui producit in montibus fœnum, et herbam
148- 9 Montes et omnes colles: ligna fructifera
Prov. 8-25 Necdum montes gravi mole constiterant
27-25 Et collecta sunt fœna de montibus
Cant. 2- 8 Ecce iste venit saliens in montibus
-17 Similis esto, dilecte mi, capreæ, hinnuloque cervorum super montes Bether
4- 1 Caprar. quæ ascenderunt de monte Galaad
- 6 Vadam ad montem myrrhæ, et ad collem thuris
- 8 De cubilibus leonum, de montibus pardorum
8-14 Assimilare capreæ... super montes aromatum
Sap. 9- 8 Et dixisti me ædificare templum in monte sancto tuo
17-18 Aut resonans de altissimis montibus Echo
Eccli. 16-19 Montes simul, et colles, et fundamenta terræ
24-17 Exaltata sum..quasi cypressus in monte Sion
43- 4 Tripliciter sol exurens montes
-17 In conspectu ejus commovebuntur montes
-23 Et devorabit montes: et exuret desertum
50-13 Quasi plantatio Cedri in monte Libano
-28 Qui sedent in monte Seïr, et Philisthiim
Isai. 2- 2 Mons domus Domini in vertice montium
- 3 Venite et ascendamus ad montem Domini
-14 Et super omnes montes excelsos
4- 5 Et creabit Do. super om. locum montis Sion
5-25 Et percussit eum: et conturbati sunt montes
7-25 Et omnes montes qui in sarculo sarrientur
8-18 Qui habitat in monte Sion
10-12 Cum impleverit Dominus cuncta opera sua in monte Sion et in Jerusalem
-32 Agitabit man. suam super montem filiæ Sion
11- 9 Non occident in universo monte sancto meo
13- 2 Super montem caliginosum levate signum
- 4 Vox multitudinis in montibus
14-13 Sedebo in monte testamenti, in lateribus
-25 Et in montibus meis conculcem eum
16- 1 De petra deserti ad montem filiæ Sion
17-13 Rapietur sicut pulvis montium a facie venti
18- 3 Cum elevatum fuerit signum in montibus
- 6 Et relinquentur simul avibus montium
- 7 Ad locum nominis Do. exerc., montem Sion
22- 5 Scrutans murum, et magnificus super montem
24-23 Cum regnaverit Do. exercit. in monte Sion
25- 6 Et faciet Dominus exercituum omnibus populis in monte hoc convivium pinguium
- 7 Et præcipitabit in monte isto faciem vinculi
-10 Quia requiescet manus Dom. in monte isto
27-13 Et adorabunt Dominum in monte sancto
28-21 Sicut enim in monte divisionum stabit Dom.
29- 8 Quæ dimicaverunt contra montem Sion
30-17 Quasi malus navis in vertice montis
-25 Et erunt super omnem montem excelsum
-29 Ut intret in montem Domini ad fortem Isr.
31- 4 Sic descendet Dominus exercituum ut prælietur super montem Sion
34- 3 Tabescent montes a sanguine eorum
37-24 Ego ascendi altitudinem montium, juga Libani
-32 Exibunt reliquiæ, et salvatio de monte Sion
40- 4 Et omnis mons et collis humiliabitur
- 9 Super montem excelsum ascende tu
-12 Libravit in pondere montes, et colles in statera
41-15 Triturabis montes, et comminues
42-11 De vertice montium clamabunt
-15 Desertos faciam montes et colles
44-23 Resonate, montes, laudationem
49-11 Et ponam omnes montes meos in viam
-13 Et exulta, terra; jubilate, montes, laudem

Isai. 52- 7 Quam pulchri super montes pedes annuntiantis
54-10 Montes enim commovebuntur, et colles
55-12 Montes et colles cantabunt coram vobis laudem
56- 7 Adducam eos in montem sanctum meum
57- 7 Super montem excelsum...posuisti cubile t.
-13 Et possidebit montem sanctum meum
64- 1 Descenderes : a facie tua montes defluerent
- 3 Descendisti et a facie tua montes defluxerunt
65- 7 Qui sacrificaverunt super montes
- 9 Educam..de Juda possidentem montes meos
-11 Qui obliti estis montem sanctum meum
-25 Neque occident in omni monte sancto meo
66-20 Ad montem sanctum meum Jerusalem
Jerem. 3- 6 Abiit sibimet super omnem montem excels.
-23 Vere mendaces erant colles, et multitudo montium
4-15 Notum facientis idolum de monte Ephraïm
-24 Vidi montes, et ecce movebantur
9-10 Super montes assumam fletum ac lamentum
13-16 Et anteq. offendant pedes vestri ad montes
16-16 Et venabuntur eos de omni monte
17- 2 Lignorumque frondentium in montibus excelsis
26-18 Et mons domus in excelsa sylvarum
31- 5 Adhuc plantabis vineas in montibus Samariæ
- 6 Clamabunt custodes in monte Ephraïm
-12 Et venient, et laudabunt in monte Sion
-23 Dom., pulchritudo justitiæ, mons sanctus
46-18 Quoniam sicut Thabor in montibus...veniet
50- 6 Seduxerunt eos, feceruntque vagari in montibus
De monte in collem transierunt
-19 Et in monte Ephraïm et Galaad saturabitur
51-25 Ecce ego ad te mons pestifer, ait Dominus
Et dabo te in montem combustionis
Thren. 4-19 Super montes persecuti sunt nos, in deserto
5-18 Propter montem Sion quia disperiit
Baruc. 5- 7 Constituit enim Deus humiliare omnem montem excelsum, et rupes perennes
6-38 Lapidibus de monte similes sunt dii illorum
-62 Ignis etiam missus desuper ut consumat montes et sylvas
Ezech. 6- 2 Fili hom., pone faciem tuam ad montes Isr.
- 3 Montes Israël, audite verbum Domini Dei
Hæc dicit Dom. Deus montibus et collibus
-13 Et in cunctis summitatibus montium
7- 7 Prope est dies occisionis, et non gloriæ montium
-16 Erunt in montibus quasi columbæ convall.
11-23 Stetitque super montem qui est ad Orient.
17-22 Plantabo super montem excelsum et emin.
-23 In monte sublimi Israël plantabo illud
18- 6 In montibus non comederit
-11 Et hæc quidem omnia non facientem, sed in montibus comedentem
-15 Super montes non comederit
19- 9 Ne audiretur vox ejus ultra super montes
20-40 In monte sancto meo, in monte excelso Isr.
22- 9 Et super montes comederunt in te
28-14 Et posui te in monte sancto Dei
-16 Et ejeci te de monte Dei, et perdidi te
31-12 Et projicient eum super montes
32- 5 Et dabo carnes tuas super montes
- 6 Et irrigabo terram fœtore sanguinis tui super montes
33-28 Et desolabuntur montes Israël
34- 6 Erraverunt greges mei in cunctis montibus
-13 Et pascam eas in montibus Israël, in rivis
-14 Et in montibus excelsis Israël erunt pascua
In pascuis pinguibus pascentur super montes Israël
35- 2 Pone faciem tuam adversum montem Seïr
- 3 Dicit Do. Deus : Ecce ego ad te, mons Seïr
- 7 Et dabo montem Seïr desolatum
- 8 Et implebo montes ejus occisorum suorum
-12 Quæ locutus es de montibus Israël, dicens
-15 Dissipatus eris, mons Seïr et Idumæa omnis
36- 1 Propheta super montes Israël, et dices : Montes Israël, audite verbum Domini
- 4 Propterea, montes Israël, audite verbum D.
Hæc dicit Dom. Deus montibus et collibus
- 6 Dices montibus et collibus, jugis et vallibus
- 8 Vos a., montes Israël, ramos v. germinetis
37-22 Et faciam eos in gentem unam in terra in montibus Israël
38- 8 Et congregata est... ad montes Israël
-20 Et subvertentur montes, et cadent sepes
-21 Et convocabo adversus eum in cunctis montibus meis gladium
39- 2 Et adducam te super montes Israël
- 4 Super montes Israël cades tu, et o. agmina
-17 Victimam grandem super montes Israël
Ezech. 40- 2 Et dimisit me super montem excelsum nimis
43-12 Ista est lex domus in summitate montis
Dan. 2-34 Donec abscissus est lapis de monte sine manibus
-35 Qui percusserat statuam, factus est mons
-45 Quod de monte abscissus est lapis sine manibus
3-75 Benedicite, montes et colles, Domino
9-16 Avertatur, obsecro, ira tua, et furor tuus, a... monte sancto tuo
-20 Pro monte sancto Dei mei
11-45 Inter maria, super montem inclytum
Osee. 4-13 Super capita montium sacrificabant
10- 8 Dicent montibus : Operite nos ; et collibus
Joel. 2- 1 Ululate in monte sancto meo, conturbentur
- 2 Quasi mane expansum super montes populus
- 5 Sicut sonitus quadrigarum super capita montium exilient
-32 Quia in monte Sion et in Jerusalem erit salvatio
3-17 Habitans in Sion monte sancto meo
-18 Stillabunt montes dulcedinem
Amos. 3- 9 Congregamini super montes Samariæ
4- 1 Vaccæ pingues, quæ estis in monte Samariæ
-13 Quia ecce formans montes, et creans ventum
6- 1 Væ qui... et confiditis in monte Samariæ
9-13 Et stillabunt montes dulcedinem
Abdiæ. - 8 Perdam... et prudentiam de monte Esaü?
- 9 A Meridie, ut intereat vir de monte Esaü
-16 Bibistis super montem sanctum meum
-17 Et in monte Sion erit salvatio, et erit sanctus
-19 Et hæreditabunt hi qui ad Austrum sunt, montem Esaü
-21 Et ascendent salvatores in montem Sion judicare montem Esaü
Jonæ. 2- 7 Ad extrema montium descendi
Mich. 1- 4 Et consumentur montes subtus eum
3-12 Mons templi in excelsa sylvarum
4- 1 In novissimo dierum erit mons domus Domini præparatus in vertice montium
- 2 Venite, ascendamus ad montem Domini
- 7 Et regnabit Dom. super eos in monte Sion
6- 1 Surge, contende judicio adversum montes
- 2 Audiant montes judicium Domini
7-12 Et ad mare de mari, et ad montem de monte
Nahum. 1- 5 Montes commoti sunt ab eo
-15 Ecce super montes pedes evangelizantis
3-18 Latitavit populus tuus in montibus
Habac. 3- 3 Deus ab Austro veniet, et sanctus de monte Pharan
- 6 Et contriti sunt montes sæculi
-10 Viderunt te, et doluerunt montes
Soph. 3-11 Non adjicies exaltari amplius in monte sancto meo
Aggæi. 1- 8 Ascendite in montem : portate ligna
-11 Et vocavi siccitatem super terram et super montes
Zach. 4- 7 Quis tu, mons magne, coram Zorobabel?
6- 1 Quat. quadrigæ egredientes de medio duorum montium : et montes, montes ærei
8- 3 Mons Dom. exercituum mons sanctificatus
14- 4 Pedes ej. in die illa super montem Olivarum
Scindetur mons Olivarum ex media parte sui
Separabitur medium montis ad Aquilonem
- 5 Et fugietis ad vallem montium eorum
Quoniam conjungetur vallis montium
Malac. 1- 3 Et posui montes ejus in solitudinem
1 *Mac.* 2- 1 Et consedit in monte Modin
-28 Et fugit ipse, et filii ejus in montes
4- 5 Et quærebat eos in montibus : quoniam dixit
-18 Et Gorgias et exerc. ejus prope nos in monte
-19 Apparuit pars quæd. prospiciens de monte
-37 Et ascenderunt in montem Sion
-38 Virgulta nata sicut in saltu vel in montibus
-46 Et reposuerunt lapides in monte domus
-60 Ædificaverunt in tempore illo montem Sion
5-54 Et ascenderunt in montem Sion cum lætitia
6-39 Resplenduerunt montes ab eis
-40 Pars exercitus regis per montes excelsos
-48 Applicuerunt castra regis ad.. montem Sion
-62 Et intravit rex montem Sion, et vidit munit.
7-33 Ascendit Nicanor in montem Sion
9-15 Et persecutus est eos usque ad montem Azoti
-38 Et absconderunt se sub tegumento montis
-40 Et residui fugerunt in montes
10-11 Ut extruerent muros et montem Sion
-70 Potestatem adv. nos exerces in montibus
11-37 Et ponatur in monte sancto, in loco celebri
-68 Et tendebant ei insidias in montibus
13-53 Et munivit montem templi, qui erat secus
14-26 Et posuerunt in titulis in monte Sion
16-20 Et alios misit occupare... montem templi
2 *Mac.* 2- 4 Usquequo exiit in montem
5-27 Int. feras vitam in montibus cum suis agebat
9- 8 Et montium altitudines in statera appendere
2 *Mac.* 9-28 In montibus miserabili obitu vita functus est
10- 6 Recordantes quod... diem solemnem tabernaculorum in montibus... egerant
Matth. 4- 8 Iterum assumpsit eum diabolus in montem
5- 1 Videns a. Jesus turbas, ascendit in montem
-14 Non potest civitas abscondi supra montem
8- 1 Cum autem descendisset de monte
14-23 Ascendit in montem solus orare
15-29 Et ascendens in montem, sedebat ibi
17- 1 Et ducit illos in montem excelsum seorsum
- 9 Et descendentibus illis de monte, præcepit
-19 Dicetis monti huic : Transi hinc illuc
18-12 Nonne relinquit nonaginta novem in montibus?
21- 1 Et venissent Bethphage ad montem Oliveti
-21 Sed et si monti huic dixeritis: Tolle et jacta te
24- 3 Sedente autem eo super montem Oliveti
-16 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
26-30 Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti
28-16 Discipuli abierunt in Galilæam, in montem
Marc. 3-13 Ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse
5- 5 In monumentis et in montibus erat, clamans
-11 Erat aut. ibi circa montem grex porcorum
6-46 Et cum dimisisset eos, abiit in montem orare
9- 1 Et ducit illos in montem excelsum seorsum
- 8 Et descendentibus illis de monte, præcepit
11- 1 Cum appropinquarent.. ad montem Olivar.
-23 Quia quicumque dixerit huic monti: Tollere
13- 3 Et cum sederet in monte Olivarum
-14 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant in montes
14-26 Hymno dicto exierunt in montem Olivarum
Luc. 3- 5 Et omnis mons et collis humiliabitur
4- 5 Et duxit illum diabolus in montem excelsum
-29 Duxerunt illum usq. ad supercilium montis
6-12 In illis diebus, exiit in montem orare
8-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte
9-28 Et ascendit in montem ut oraret
-37 Descendentibus illis de monte, occurrit illis
19-29 Ad montem qui vocatur Oliveti
-37 Et cum appropinquaret jam ad descensum montis Oliveti
21-21 Tunc qui in Judæa sunt, fugiant ad montes
-37 Morabatur in monte qui vocatur Oliveti
22-39 Et egressus ibat... in montem Olivarum
23-30 Tunc incipient dicere montibus : Cadite super nos
Joan. 4-20 Patres nostri in monte hoc adoraverunt
-21 Quando neque in monte hoc... adorabitis
6- 3 Subiit ergo in montem Jesus : et ibi sedebat
-15 Fugit iterum in montem ipse solus
8- 1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti
Act. 1-12 Tunc reversi sunt Jerosolymam a monte
7-30 Appar. illi in deserto montis Sina Angelus
-38 Cum Angelo qui loquebatur ei in monte Sina
1 *Cor.* 13- 2 Et si habuero omnem fidem ita ut montes transferam
Galat. 4-24 Unum quidem in monte Sina, in servitutem
-25 Sina enim mons est in Arabia
Hebr. 8- 5 Exemplar quod tibi ostensum est in monte
11-38 In solitudinibus errantes, in montibus
12-18 Non enim accessistis ad tractabilem montem
-20 Et si bestia tetigerit montem, lapidabitur
-22 Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem
2 *Petr.* 1-18 Cum essemus cum ipso in monte sancto
Apoc. 6-14 Et omnis mons, et insulæ de locis suis motæ sunt
-15 Absconderunt se... et in petris montium
-16 Et dicunt montibus et petris : Cadite
8- 8 Tanq. mons magnus igne ardens missus est
14- 1 Et ecce Agnus stabat supra montem Sion
16-20 Omnis insula fugit, et montes non sunt inventi
17- 9 Septem capita, septem montes sunt
21-10 Sustulit me in spiritu in montem magnum

MONSTRO.

Gen. 12- 1 Et veni in terram quam monstrabo tibi
22- 2 Super unum montium quem monstravero
Exod. 25-40 Exemplar quod tibi in monte monstratum
26-30 Exemplar quod tibi in monte monstratum
27- 8 Facies illud sicut tibi in monte monstratum
Deut. 3-11 Monstratur lectus ejus ferreus
19- 6 Quia nullum... odium prius habuisse monstratur
1 *Reg* 16- 3 Et unges quemcumque monstravero tibi
4 *Reg.* 6- 6 Ubi cecidit? At ille monstravit ei locum
20-13 Non fuit quod non monstraret eis Ezechias
-15 Nihil est quod non monstraverim eis
Esth. 8- 4 Quo signum clementiæ monstrabatur
13- 6 Et quem patris loco colimus, monstraverit
Prov. 4-11 Viam sapientiæ monstrabo tibi, ducam te
Act. 7- 3 Et veni in terram quam monstravero tibi

MONSTRUM.

Num. 13-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac
Sap. 8- 8 Signa et monstra scit antequam fiant
17- 9 Nam et si nihil illos ex monstris perturbabat
-14 Aliquando monstrorum exagitabantur timore
19- 8 Videntes tua mirabilia et monstra
Eccli. 45- 2 Et in verbis suis monstra placavit
-24 Fecit illis monstra, et consumpsit illos
48-15 In vita sua fecit monstra, et in morte mirabilia
2 Mac. 5- 4 Rogabant in bonum monstra converti

MONTANUS, ANA.
Adject. et substant. plur.

Num. 13-30 Et Jebusæus et Amorrhæus in montanis
Deut. 1- 7 Campestria atq. montana et humiliora loca
-24 Cum perrexissent et ascendissent in mont.
2-37 Et urbibus montanis universisque locis
Josue. 2-22 Illi v. ambulantes pervenerunt ad montana
9- 1 Qui versabantur in montanis et campestrib.
10- 6 Reges Amorrhæorum qui habitant in montanis
-40 Percussit itaque Josuë omnem terram montanam et Meridianam
11- 2 Qui habitabant in montanis et in planitie
- 3 Et Jebusæum in montanis: Hevæum quoque
-16 Cepit itaq. Josuë omnem terram montanam
-21 Et interfecit Enacim de montanis
12- 8 Tam in montanis quam in planis
17-16 Non poterimus ad montana conscendere
18-12 Inde contra Occid. ad montana conscendens
Judic. 1- 9 Contra Chanan. qui habitabat in montanis
-19 Fuitq. Dom. cum Juda, et montana possedit
Judith. 5- 3 Quis sit populus iste, qui montana obsidet
- 5 De populo isto qui in montanis habitat
-23 Et ascenderunt montana hæc omnia
-28 Quoniam fallit nos, ascendamus in montana
6- 8 Sed cum appropinquassent ad montana
Jerem. 32-44 In civitatibus Juda et in civitatib. montanis
Luc. 1-39 Abiit in montana cum festinatione
-65 Et super omnia montana Judææ divulgabantur

MONTOSA.

Judith. 7- 5 Sederunt per loca quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt inter montosa

MONTUOSUS, A, UM.

Deut. 11-11 Sed montuosa est et campestris
Jerem. 17-26 Et venient... et de montuosis et ab Austro
33-13 In civitatibus montuosis et in civitatibus

MONUMENTUM, *pro sepulcro.*

Gen. 23- 6 Nullusque te prohibere poterit quin in monumento ejus sepelias mortuum tuum
-20 In possessionem monumenti a filiis Heth
35-20 Hic est titulus monumenti Rachel
Sap. 19- 3 Et deplorantes ad monumenta mortuorum
Matth. 8-28 De monumentis exeuntes, sævi nimis
23-29 Et ornatis monumenta justorum
27-52 Et monumenta aperta sunt
-53 Et exeuntes de monumentis post resurrect.
-60 Et posuit illud in monumento suo novo
Advolvit saxum magnum ad ostium monumenti
28- 8 Et exierunt cito de monumento cum timore
Marc. 5- 2 Statim occurrit de monumentis homo
- 3 Qui domicilium habebat in monumentis
- 5 Et semper die ac nocte in monumentis
6-29 Et posuerunt illud in monumento
15-46 Et posuit eum in monumento
Et advolvit lapidem ad ostium monumenti
16- 2 Veniunt ad monumentum, orto jam sole
- 3 Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti ?
- 5 Et introeuntes in monumentum viderunt
- 8 At illæ exeuntes, fugerunt de monumento
Luc. 8-27 Neque in domo manebat, sed in monumentis
11-44 Væ vobis, quia estis ut monumenta
-47 Qui ædificatis monumenta prophetarum
23-53 Et posuit eum in monumento exciso
-55 Mulieres quæ cum eo venerant de Galilæa, viderunt monumentum
24- 1 Valde diluculo venerunt ad monumentum
- 2 Invenerunt lapidem revolutum a monumento
- 9 Et regressæ a monumento nuntiaverunt hæc
-12 Petrus a. surgens cucurrit ad monumentum
-22 Quæ ante lucem fuerunt ad monumentum
-24 Abierunt quid. ex nostris ad monumentum
Joan. 5-28 Qui in monumentis sunt, audient voc. Filii
11-17 Venit itaque Jesus : et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem
Joan. 11-31 Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi
-38 Fremens in semetipso, venit ad monumentum
12-17 Quando Lazarum vocavit de monumento
19-41 Hortus : et in horto monumentum novum
-42 Quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum
20- 1 Maria Magdalene venit mane... ad monumentum
Et vidit lapidem sublatum a monumento
- 2 Tulerunt Dominum de monumento
- 3 Et venerunt ad monumentum
- 4 Et venit primus ad monumentum
- 6 Et introivit in monumentum, et vidit linteamina
- 8 Qui venerat primus ad monumentum
-11 Maria autem stabat ad monumentum foris
Inclinavit se, et prospexit in monumentum
Act. 13-29 Posuerunt eum in monumento
Apoc. 11- 9 Corpora eor. non sinent poni in monumentis

MOOS. *Filius Ram primogeniti Jerameel.*

1 Par. 2-27 Fuerunt Moos, Jamin, et Achar

MOPHIM. *Filius octavus Benjamin.*

Gen. 46-21 Et Ros, et Mophim, et Ophim, et Ared

MORA.

Exod. 12-39 Et nullam facere sinentibus moram
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret
4 Reg. 4-24 Et propera, ne mihi moram facias in eundo
1 Par. 29-15 Quasi umbra super terram, et nulla est mora
1 Esdr. 7-21 Ut quodcumq. petierit... absque mora detis
Tobiæ. 10- 1 Cum vero moras faceret Tobias
Habac. 2- 3 Si moram fecerit, expecta illum
Matth. 24-48 Moram facit dominus meus venire
25- 5 Moram a. faciente sponso, dormitaverunt
Luc. 12-45 Moram facit dominus meus venire
Act. 20-16 Ne qua mora illi fieret in Asia

MORASTHI.

Vicus contra Orientem Eleutneropoleos, patria Michææ prophetæ.

Jerem. 26-18 Michæas de Morasthi fuit propheta

MORASTHITES.

Mich. 1- 1 Quod factum est ad Michæam Morasthiten

MORDEO.

Gen. 49-17 Mordens ungulas equi, ut cadat ascensor
Exod. 36-13 Qui morderent cortinarum ansas
Prov. 16-30 Mordens labia sua perficit malum
23-32 Sed in novissimo mordebit ut coluber
Eccle. 10- 8 Qui dissipat sepem, mordebit eum coluber
-11 Si mordeat serpens in silentio
Jerem. 8-17 Et mordebunt vos, ait Dominus
Amos. 5-19 Super parietem, et mordeat eum coluber
9- 3 Ibi mandabo serpenti, et mordebit eos
Mich. 3- 5 Qui mordent dentibus suis, et prædicant
Habac. 2- 7 Numquid non repente consurgent qui mordeant te
Galat. 5-15 Quod si invicem mordetis, et comeditis

MORIA.

Mons qui dicitur Terra visionis, super quem Abraham immolare cœpit filium suum Isaac, et in quo Salomon ædificavit templum Domini, a latere montis Sion.

2 Par. 3- 1 In monte Moria, qui demonstratus fuerat

MORIOR, MORTUUS, *etc.*

Gen. 2-17 In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris
3- 3 Et ne tangeremus illud, ne forte moriamur
- 4 Ad mulierem: Nequaquam morte moriemini
5- 5 Omne tempus quod vixit Adam, anni nongenti triginta, et mortuus est
- 8 Et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum, et mortuus est
-11 Enos nongenti quinq. anni, et mortuus est
-14 Caïnan nongenti decem anni, et mortuus est
-17 Octing. nonag. quinq. anni, et mortuus est
-20 Nongenti sexag. duo anni, et mortuus est
-27 Nongenti sexag. nov. anni, et mortuus est
-31 Omnes dies Lamech, septingenti septuaginta septem anni, et mortuus est
7-22 Et cuncta, in quibus spiraculum vitæ est in terra, mortua sunt
9-29 Et impleti sunt o. dies ejus nongentorum quinquaginta annorum, et mortuus est
11-28 Mortuusque est Aran ante Thare patrem
-32 Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque annorum, et mortuus est in Haran
19-19 Ne forte apprehendat me malum, et moriar
20- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti
Gen. 20- 7 Morte morieris tu, et omnia quæ tua sunt
21-16 Dixit enim : Non videbo morientem puerum
23- 2 Mortua est in civitate Arbee, quæ est Hebron
- 6 In electis sepulcris nostris sepeli mortuum
In monumento ejus sepelias mortuum tuum
- 8 Ut sepeliam mortuum meum
-11 Præsentibus filiis populi mei, sepeli mortuum tuum
-13 Et sic sepeliam mortuum meum in eo
25- 8 Et deficiens mortuus est in senectute bona
-17 Deficiensq. mortuus est, et appositus ad pop.
-32 En morior, quid mihi proderunt primogen.
26- 9 Respondit : Timui ne morerer propter eam
-11 Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte morietur
-18 Quos, illo mortuo, olim obstruxerant Phil.
27- 4 Benedicat tibi anima mea antequam moriar
- 7 Et benedicam tibi coram Domino antequam moriar
-10 Benedicat tibi priusquam moriatur
30- 1 Da mihi liberos, alioquin moriar
33-13 Morientur una die cuncti greges
35- 8 Eodem tempore mortua est Debora nutrix Rebeccæ
-19 Mortua est ergo Rachel, et sepulta est in via
-29 Consumptusque ætate mortuus est
36-33 Mortuus est autem Bela, et regnavit pro eo
-34 Cumq. mortuus esset Jobab, regnavit pro eo
-36 Cumq. mortuus esset Adad, regnavit pro eo
-37 Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Saül
-39 Isto quoque mortuo, regnavit pro eo Adar
38-11 Timebat enim ne et ipse moreretur, sicut fratres
-12 Mortua est filia Suë uxor Judæ
42-20 Ut possim vestros probare sermones, et non moriamini
-38 Frater ejus mortuus est, et ipse solus remansit
43- 8 Ne moriamur nos et parvuli nostri
44- 9 Moriatur, et nos erimus servi domini nostri
-20 Cujus uterinus frater mortuus est
-22 Si enim illum dimiserit, morietur
-31 Videritq. eum non esse nobiscum, morietur
45-28 Vadam, et videbo illum antequam moriar
46-12 Mortui sunt a. Her et Onan in terra Chan.
-30 Jam lætus moriar quia vidi faciem tuam
47-15 Quare morimur coram te, deficiente pecun.
-19 Cur ergo moriemur te vidente ?
48- 7 Mortua est Rachel in terra Chanaan
-21 En ego morior, et erit Deus vobiscum
50- 5 En morior, in sepulcro meo... sepelies me
-15 Quo mortuo, timentes fratres ejus
-16 Pater tuus præcepit nobis anteq. moreretur
-25 Mortuus est, expletis centum decem vitæ suæ annis
Exod. 1- 6 Quo mortuo, et universis fratribus ejus
2-23 Post multum vero temporis mortuus est rex
4-19 Mortui sunt e. omnes qui quærebant anim.
7-18 Pisces quoq. qui sunt in fluvio, morientur
-21 Et pisces, qui erant in flumine, mortui sunt
8-13 Mortuæ sunt ranæ de domibus et de villis
9- 6 Mortuaque sunt omnia animantia Ægyptior.
- 7 Nec erat quidquam mortuum de his quæ possidebat Israel
-19 Cecideritque super ea grando, morientur
10-28 Quocumque die apparueris mihi, morieris
11- 5 Et morietur omne primogenitum in terra
12-30 Neque enim erat domus in qua non jaceret mortuus
-33 Dicentes : Omnes moriemur
14-11 Ideo tulisti nos ut moreremur in solitudine
-12 Multo enim melius erat servire eis, quam mori in solitudine
-31 Et viderunt Ægyptios mortuos super littus
16- 3 Utinam mortui essemus per manum Domini
19-12 Om. qui tetigerit montem, morte morietur
20-19 Non loquatur nobis Do. ne forte moriamur
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur
-14 Ab altari meo evelles eum, ut moriatur
-16 Convictus noxæ, morte moriatur
-17 Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur
-18 Et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit
-20 Et mortui fuerint in manibus ejus
-28 Et mortui fuerint, lapidibus obruetur
-34 Quod autem mortuum est, ipsius erit
-35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit
Cadaver autem mortui inter se dispertient
22- 2 Si... et accepto vulnere mortuus fuerit
- 3 Homicidium perpetravit, et ipse morietur
-10 Et mortuum fuerit, aut debilitatum
28-35 In conspectu Domini, et non moriatur
-43 Ne iniquitatis rei moriantur

Exod. 30-21 Ne forte moriantur. Legitimum sempit. erit
31-14 Qui polluerit illud, morte morietur
-15 Omnis qui fecerit opus in hac die, morietur
Levit. 5- 2 Aut per se mortuum, aut quodlibet aliud
8-35 Observantes custodias Dom. ne moriamini
10- 2 Devoravit eos, et mortui sunt coram Domino
- 6 Vestim. nolite scindere, ne forte moriamini
- 9 Non bibetis, tu et filii tui... ne moriamini
11-25 Et si necesse fuerit ut portet quippiam horum mortuum
-39 Si mortuum fuerit animal
15-31 Et non moriantur in sordibus suis
16- 2 Ne omni tempore ingrediatur sanctuarium.. ut non moriatur
-13 Et vapor operiat oraculum..et non moriatur
19-20 Vapulabunt ambo, et non morientur
-28 Et super mortuo non incidetis carnem vest.
20- 2 Si quis dederit de semine suo idolo Moloch, morte moriatur
- 9 Qui maledixerit patri suo, aut matri, morte moriatur
-10 Morte moriantur et mœchus et adultera
-11 Morte moriantur ambo
-12 Uterque moriatur, quia scelus operati sunt
-13 Uterq. operatus est nefas, morte moriantur
-15 Qui cum... pecore coïerit, morte moriatur
-20 Absque liberis morientur
-27 Morte moriantur; lapidibus obruent eos
21-11 Et ad omnem mortuum non ingredietur
22- 4 Qui tetigerit immundum super mortuo
- 9 Et moriantur in sanctuario, cum polluerint
24-16 Et qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur
-17 Qui... occiderit hominem, morte moriatur
27-29 Non redimetur, sed morte morietur
Num. 3- 4 Mortui sunt enim Nadab et Abiu
-10 Qui ad ministrandum accesserit, morietur
-38 Quisquis alienus accesserit, morietur
4-15 Non tangent vasa sanctuarii, ne moriantur
-19 Hoc facite eis ut vivant, et non moriantur
-20 Priusquam involvantur, alioquin morientur
5- 2 Qui semine fluit, pollutusque est super mortuo
6- 6 Super mortuum non ingredietur
- 9 Sin autem mortuus fuerit subito quispiam
-11 Deprecabitur pro eo, quia peccavit super mortuo
12-12 Ne fiat hæc quasi mortua, et ut abortivum
14- 3 Utinam mortui essemus in Ægypto
-35 In solitudine hac deficiet, et morietur
-37 Mortui sunt atq. percussi in conspectu Do.
15-35 Morte moriatur homo iste, obruat eum lap.
-36 Et mortuus est: sicut præceperat Dominus
16-48 Et stans inter mortuos ac viventes
17-10 Quiescant querelæ eorum a me, ne moriantur
-13 Quicumq. accedit ad tabern. Dom. moritur
18- 3 Ne et illi moriantur, et vos pereatis simul
-32 Ne polluatis oblationes filiorum Israël, et moriamini
19-14 Ista est lex hominis qui moritur in tabern.
-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hominis, aut per se mortui
20- 1 Mortuaque est ibi Maria, et sepulta
- 4 Ut et nos et nostra jumenta moriamur
-26 Aaron colligetur, et morietur ibi
-29 Illo mortuo in montis supercilio, descendit
21- 5 Cur eduxisti nos de Ægypto, ut moreremur in solitudine?
23-10 Moriatur anima mea morte justorum
26-10 Devoravit Core, morientibus plurimis
-19 Qui ambo mortui sunt in terra Chanaan
-61 Quorum Nadab et Abiu mortui sunt
-65 Quod omnes morerentur in solitudine
27- 3 Pater noster mortuus est in deserto
Sed in peccato suo mortuus est
- 8 Homo cum mortuus fuerit absque filio
33-38 Et ibi mortuus est anno quadragesimo
35-16 Et (*si*) mortuus fuerit qui percussus est
Reus erit homicidii, et ipse morietur
-21 Manu percusserit, et ipse mortuus fuerit
-25 Manebitque ibi donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur
-31 Qui reus est sang. statim et ipse morietur
Deut. 4-22 Ecce morior in hac humo, non transibo Jordanem
5-25 Cur ergo moriemur, et devorabit nos ignis
Si enim audierimus ultra vocem Domini Dei nostri, moriemur
10- 6 In Mosera, ubi Aaron mortuus ac sepultus
14- 1 Nec facietis calvitium super mortuo
17-12 Morietur homo ille, et auferes malum de Isr.
18-11 Aut quærat a mortuis veritatem
-16 Et ignem hunc maximum amplius non videbo, ne moriar

Deut. 19-11 Surgensque percusserit illum, et mortuus fuerit
-12 Cujus sanguis effusus est, et morietur
20- 5 Ne forte moriatur in bello, et alius dedicet
- 6 Ne forte moriatur in bello
- 7 Ne forte moriatur in bello
21-21 Et morietur, ut auferatis malum de medio
22-21 Et morietur: quoniam fecit nefas in Israël
-22 Uterque morietur, id est, adulter et adultera
-25 Concubuerit cum ea, ipse morietur solus
24- 3 Dimiserit de domo sua, vel certe mortuus fuerit
-16 Sed unusquisque pro peccato suo morietur
25- 5 Et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit
31-27 Quanto magis cum mortuus fuero
32-49 Vide terram Chanaan...et morere in monte
-50 Sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte
33- 6 Vivat Ruben, et non moriatur
34- 5 Mortuusque est ibi Moyses servus Domini
- 7 Moyses centum et viginti annorum erat, quando mortuus est
Josue. 1- 2 Moyses servus meus mortuus est: surge
-18 Qui... non obedierit cunctis sermonibus quos præceperis ei, moriatur
5- 4 Mortui sunt in deserto per longissimos viæ circuitus
10-11 Mortui sunt multo plures lapidibus grandin.
20- 6 Donec... et moriatur sacerdos magnus
- 9 Et non moreretur in manu proximi
24-29 Et post hæc mortuus est Josuë filius Nun
-33 Eleazar quoque filius Aaron mortuus est
Judic. 1- 7 Adduxeruntque eum in Jerusalem, et ibi mortuus est
2- 8 Mortuus est autem Josuë filius Nun
-19 Postquam autem mortuus esset judex
-21 Gentes quas dimisit Josuë, et mortuus est
3-11 Et mortuus est Othoniel filius Cenez
-25 Et aperientes invenerunt dominum suum in terra jacentem mortuum
4-21 Qui soporem morti consocians defecit, et mortuus est
-22 Vidit Sisaram jacentem mortuum, et clavum
5-27 Inter pedes ejus ruit: defecit, et mortuus est
6-23 Pax tecum: Ne timeas, non morieris
-30 Produc filium tuum huc, ut moriatur
-31 Moriatur antequam lux crastina veniat
8-32 Mortuusque est Gedeon filius Joas in senect.
-33 Postquam autem mortuus est Gedeon
9-55 Illoque mortuo, omnes qui cum eo erant
10- 2 Mortuusque est, ac sepultus in Samir
- 5 Mortuusque est Jaïr, ac sepultus in loco
12- 7 Et mortuus est, ac sepultus in civitate sua
-10 Mortuusque est, ac sepultus in Bethlehem
-12 Mortuusque est, ac sepultus in Zabulon
-15 Mortuusque est, ac sepultus in Pharathon
13-22 Morte moriemur, quia vidimus Deum
15-18 En siti morior, incidamque in manu incirc.
16-30 Ait: Moriatur anima mea cum Philisthiim
Multoq. plures interfecit moriens quam ante
19-28 Intelligens quod erat mortua, tulit eam
20- 5 Et uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes, denique mortua est
-13 Ut moriantur, et auferatur malum de Isr.
-43 Nec erat ulla requies morientium
Ruth. 1- 3 Et mortuus est Elimelech maritus Noëmi
- 5 Et ambo mortui sunt, Mahalon videlicet et Chelion
- 8 Sicut fecistis cum mortuis et mecum
-17 Quæ te terra morientem susceperit, in ea moriar: ibiq. locum accipiam sepulturæ
2-20 Quam præbuerat vivis, servavit et mortuis
1 Reg. 2-33 Et pars magna domus tuæ morietur
-34 Ophni et Phinees: In die uno morientur
4-11 Duo quoque filii Heli mortui sunt
-17 Duo filii tui mortui sunt, Ophni et Phinees
-18 Et fractis cervicibus mortuus est
-19 Et mortuus esset socer suus, et vir suus
5-12 Viri quoque qui mortui non fuerant
12-19 Ora pro servis tuis... ut non moriamur
14-39 Absque retractatione morietur
-43 Paululum mellis, et ecce ego morior
-44 Et hæc addat, quia morte morieris, Jonatha
-45 Ergo-ne Jonathas morietur, qui fecit salutem
Liberavit ergo populus Jonatham, ut non moreretur
17-51 Videntes a. Philisthiim quod mortuus esset
19-11 Nisi salvaveris te nocte hac, cras morieris
20- 2 Qui dixit ei: Absit, non morieris
-14 Si vero mortuus fuero
-32 Ait: Quare morietur? quid fecit?
22-16 Dixitque rex: Morte morieris, Achimelech
24-15 Canem mortuum persequeris et pulicem
25- 1 Mortuus est autem Samuël, et congregatus est universus Israel

1 Reg. 25-38 Percussit Dominus Nabal, et mortuus est
-39 Quod cum audisset David mortuum Nabal
26-10 Quia nisi... dies ejus venerit ut moriatur
28- 3 Samuël autem mortuus est, planxitque eum
31- 5 Videlicet quod mortuus esset Saül
Et mortuus est cum eo
- 6 Mortuus est ergo Saül, et tres filii ejus
- 7 Et quod mortuus esset Saül, et filii ejus
2 Reg. 1- 1 Factum est a. postquam mortuus est Saül
- 4 Et multi corruentes e populo mortui sunt
- 5 Unde scis quia mortuus est Saül et Jonathas
-15 Qui percussit illum, et mortuus est
-18 Qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati
2- 7 Licet enim mortuus sit dominus vester Saül
-23 Et mortuus est in eodem loco
In quo ceciderat Asaël, et mortuus erat
-31 Trecentos sexaginta, qui et mortui sunt
3-27 Et mortuus est in ultionem sanguinis Asaël
-33 Nequaquam ut mori solent ignavi, mortuus est Abner
4-10 Et dixerat: Mortuus est Saül
6- 7 Qui mortuus est ibi juxta arcam Dei
9- 8 Respexisti super canem mortuum similem mei?
10- 1 Ut moreretur rex filiorum Ammon
-18 Sobach... percussit: qui statim mortuus est
11-17 Et mortuus est etiam Urias Hethæus
-24 Mortuique sunt de servis regis, quin etiam servus tuus Urias Hethæus mortuus est
-26 Audivit autem uxor Uriæ, quod mortuus esset Urias
12-13 Transtulit peccatum tuum: non morieris
-14 Filius qui natus est tibi, morte morietur
-18 Accidit a. die septima ut moreretur infans
Nuntiare ei quod mortuus esset parvulus
Quanto magis si dixerimus: Mortuus est
-19 Intellexit quod mortuus esset infantulus
Dixitque ad servos suos: Num mortuus est
Qui responderunt ei: Mortuus est
-21 Mortuo autem puero, surrexisti et comedisti
-23 Nunc a. quia mortuus est, quare jejunem?
13-32 Amnon solus mortuus est
-33 Quoniam Amnon solus mortuus est
14- 2 Mulier jam plurimo temp. lugens mortuum
- 5 Vidua ego sum: mortuus est enim vir meus
-14 Omnes morimur, et quasi aquæ dilabimur
16- 9 Quare maledicit canis hic mortuus domino
18-20 Nolo te nuntiare: filius e. regis est mortuus
-33 Quis mihi tribuat ut ego moriar pro te
19-10 Absalom autem... mortuus est in bello
-23 Et ait rex Semeï: Non morieris. Juravitq. ei
-37 Et moriar in civitate mea, et sepeliar juxta
20-10 Nec secund. vulnus apposuit, et mortuus est
24-15 Mortui sunt ex populo... septuaginta millia
3 Reg. 1-52 Sin autem malum inventum fuerit in eo, morietur
2- 1 Appropinquaverunt autem dies David ut moreretur
-25 Qui interfecit eum, et mortuus est
-30 Qui ait: Non egrediar, sed hic moriar
-42 Ieris huc et illuc, scito te esse moriturum
-46 Qui egressus, percussit eum, et mortuus est
3-19 Mortuus est a. filius mulieris hujus nocte
-20 Suum autem filium, qui erat mortuus, posuit in sinu meo
-21 Ut darem lac filio meo, apparuit mortuus
-22 Filius quippe meus vivit, et filius tuus mortuus est
-23 Non, sed filius tuus mortuus est, meus autem vivit
11-21 Et mortuum esse Joab principem militiæ
12-18 Lapidavit eum omnis Israël, et mortuus est
13-31 Cum mortuus fuero, sepelite me in sepulcro
14-11 Qui mortui fuerint de Jeroboam in civitate
Qui a. mortui fuerint in agro, vorabunt eos
-12 Et in ipso introitu pedum tuorum in urbem, morietur puer
-17 Cumq. illa ingrederetur... puer mortuus est
16- 4 Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate
Et qui mortuus fuerit ex eo in regione
-18 Et mortuus est (-19) in peccatis suis
-22 Mortuusque est Thebni, et regnavit Amri
17-12 Ut comedamus, et moriamur
19- 4 Petivit animæ suæ ut moreretur, et ait
21-10 Et educite eum, et lapidate, sicque moriatur
-14 Dicentes: Lapidatus est Naboth, et mortuus
-15 Cum audisset Jezabel lapidatum Naboth, et mortuum
Non enim vivit Naboth, sed mortuus est
-16 Cum audisset Achab, mortuum videlicet Naboth
-24 Si mortuus fuerit Achab in civitate
Si autem mortuus fuerit in agro, comedent eum
22-35 Et rex Israël stabat...et mortuus est vespere

3 Reg. 22-37 Mortuus est a. rex, et perlatus est in Samar.
4 Reg. 1- 1 Postquam mortuus est Achab
- 4 Ascendisti, non descendes, sed morte morieris
- 6 Ascendisti, non descendes, sed morte morieris
-16 Ascendisti, non descendes, sed morte morieris
-17 Mortuus est ergo juxta sermonem Domini
3- 5 Cumque mortuus fuisset Achab
4- 1 Dicens : Servus tuus vir meus mortuus est
-20 Posuit eum illa super genua sua, usque ad meridiem, et mortuus est
-32 Et ecce puer mortuus jacebat in lectulo ejus
7- 3 Quid hic esse volumus donec moriamur ?
- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem, fame moriemur : sive manserimus hic, moriendum nobis est
Occidere voluerint, nihilominus moriemur
-17 Et mortuus est, juxta quod locutus fuerat
-20 Conculcavit eum populus in porta, et mortuus est
8- 5 Cumque ille narraret regi, quo modo mortuum suscitasset, apparuit mulier
-10 Ostendit mihi Dominus quia morte morietur
-15 Quo mortuo, regnavit Hazaël pro eo
9-27 Qui fugit in Mageddo, et mortuus est ibi
11- 1 Videns mortuum filium suum, surrexit
12-21 Percusserunt eum, et mortuus est
13-14 Ægrotabat infirmitate, qua et mortuus est
-20 Mortuus est ergo Eliseus, et sepelierunt eum
-24 Mortuus est autem Hazaël rex Syriæ
14- 6 Non morientur patres pro filiis, neque filii morientur pro patribus
Sed unusquisque in peccato suo morietur
-17 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz
18-32 Et vivetis, et non moriemini
19-35 Vidit omnia corpora mortuorum
20- 1 Morieris enim tu, et non vives
23-14 Replevitque loca eorum ossibus mortuorum
-30 Et portaverunt eum servi sui mortuum
-34 Tulit, et duxit in Ægyptum, et mortuus est
25-25 Percusseruntq. Godoliam, qui et mortuus est
1 Par. 1-44 Mortuus est autem Bale, et regnavit pro eo Jobab
-45 Cumque et Jobab fuisset mortuus, regnavit
-47 Cumque et Adad fuisset mortuus, regnavit
-48 Sed et Semla mortuus est, et regnavit pro eo
-49 Mortuo quoq. Saül, regnavit pro eo Balanan
-50 Hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad
-51 Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom esse cœperunt
2-19 Cumque mortua fuisset Azuba, accepit uxorem
-24 Cum autem mortuus esset Hesron
-30 Mortuus est autem Saled absque liberis
-32 Sed et Jether mortuus est absque liberis
10- 5 Videlicet mortuum esse Saül, irruit etiam ipse in gladium suum, et mortuus est
- 7 Et Saül ac filiis ejus mortuis, dereliquerunt
-13 Mortuus est ergo Saül propter iniquitates s.
13-10 Et mortuus est ibi coram Domino
19- 1 Accidit autem ut moreretur Naas rex
23-22 Mortuus est a. Eleazar, et non habuit filios
24- 2 Mortui sunt a. Nadab et Abiu ante patrem
29-28 Et mortuus est in senectute bona
2 Par. 10-18 Lapidaverunt eum filii Israël, et mortuus est
13-20 Quem percussit Dominus, et mortuus est
15-13 Moriatur, a minimo usque ad maximum
16-13 Et mortuus est anno quadragesimo primo
18-34 Et mortuus est occidente sole
20-25 Cum eo ad detrahenda spolia mortuorum
21-19 Mortuusque est in infirmitate pessima
22-10 Videns quod mortuus esset fil. suus, surrexit
24-15 Mortuus est cum esset cent. triginta annor.
-22 Qui cum moreretur, ait : Videat Dominus
-25 Occiderunt eum in lectulo s., et mortuus est
25- 4 Sed unusquisque in suo peccato morietur
-25 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz
35-24 Mortuusque est, et sepultus in mausoleo
Tobiæ. 1-18 Mortuo Salmanasar rege, cum regnaret Sennacherib
-20 Et mortuis atque occisis sepulturam sollicitus exhibebat
2- 8 Et vix effugisti... et iterum sepelis mortuos
3- 6 Expedit enim mihi mori magis quam vivere
4- 1 Igitur cum Tobias putaret orationem suam exaudiri ut mori potuisset
6-14 Quia tradita est septem viris, et mortui sunt
8-14 Et videat si mortuus est, ut sepeliam eum
10- 2 Putas-ne Gabelus mortuus est, et nemo reddet
-11 Videant oculi mei filios vestros priusquam moriar
12-12 Orabas cum lacrymis, et sepeliebas mortuos

Tobiæ. 12-12 Et mortuos abscondebas per diem in domo
Judith. 3- 2 Quam morientes cum interitu nostro
7-16 Melius est enim ut captivi benedicamus Dominum viventes, quam moriamur
Et infantes nostros mori ante oculos nostros
8- 2 Qui mortuus est in diebus messis hordeaceæ
- 3 Et mortuus est in Bethulia civitate sua
11-10 Ab ariditate aquæ jam inter mortuos computantur
Esth. 2- 7 Mortuisque patre ejus ac matre
15-13 Non morieris : non enim pro te, sed pro omnibus hæc lex constituta est
Job. 1-19 Corruens oppressit liberos tuos, et mortui sunt
2- 9 Benedic Deo, et morere
3-11 Quare non in vulva mortuus sum ?
4-21 Morientur, et non in sapientia
12- 2 Et vobiscum morietur sapientia ?
14-10 Homo vero cum mortuus fuerit et nudatus
-14 Putas-ne mortuus homo rursum vivat ?
21-23 Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
-25 Alius vero moritur in amaritudine animæ
-32 Et in congerie mortuorum vigilabit
29-18 Dicebamque : In nidulo meo moriar
34-20 Subito morientur, et in media nocte turbab.
36-14 Morietur in tempestate anima eorum
42-16 Et mortuus est senex et plenus dierum
Psal. 30-13 Oblivioni datus sum, tanquam mortuus a corde
40- 6 Quando morietur, et peribit nomen ejus ?
48-11 Cum viderit sapientes morientes
81- 7 Vos autem sicut homines moriemini
87- 6 Inter mortuos liber
-11 Numquid mortuis facies mirabilia
105-28 Et comederunt sacrificia mortuorum
113-17 Non mortui laudabunt te, Domine
117-17 Non moriar, sed vivam : et narrabo opera
142- 3 Collocavit me in obscuris sicut mortuos sæculi
Prov. 5-23 Ipse morietur, quia non habuit disciplinam
10-21 Indocti sunt, in cordis egestate morientur
11- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
15-10 Qui increpationes odit, morietur
23-13 Si e. percusseris eum virga, non morietur
30- 7 Duo rogavi te, ne deneges mihi antequam moriar
Eccle. 2-16 Moritur doctus similiter ut indoctus
3- 2 Tempus nascendi, et tempus moriendi
-19 Sicut moritur homo, sic et illa moriuntur
4- 2 Et laudavi magis mortuos quam viventes
7-18 Ne moriaris in tempore non tuo
9- 4 Melior est canis vivus leone mortuo
- 5 Viventes enim sciunt se esse morituros
Mortui vero nihil noverunt amplius
10- 1 Muscæ morientes perdunt suavitatem ung.
Sap. 3- 2 Visi sunt oculis insipientium mori
4-16 Condemnat a. justus mortuus vivos impios
-19 In contumelia inter mortuos in perpetuum
13-10 Et inter mortuos spes illorum est
-18 Deprecatur, et pro vita rogat mortuum
14-15 Illum qui tunc quasi homo mortuus fuerat
15- 5 Diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima
-17 Mortalis, mortuum fingit manibus iniquis
18-12 Mortuos habebant innumerabiles
-18 Propter quem moriebatur, causam demonstrabat mortis
-23 Cum enim jam acervatim cecidissent super alterutrum mortui
19- 3 Et deplorantes ad monumenta mortuorum
Eccli. 7-37 Et mortuo non prohibeas gratiam
8- 8 Noli de mortuo inimico tuo gaudere
Sciens quoniam omnes morimur
10-12 Sic et rex hodie est et cras morietur
-13 Cum enim morietur homo, hæreditabit serpentes
11-20 Et relinquat omnia aliis, et morietur
14-12 Testamentum e. huj. mundi morte morietur
16- 4 Et utile est mori sine filiis
17-26 A mortuo quasi nihil, perit confessio
22-10 Supra mortuum plora, defecit enim lux ej.
-11 Modicum plora supra mortuum
-13 Luctus mortui septem dies
25-33 A muliere initium factum est peccati, et per illam omnes morimur
27-32 Dolor autem consumet illos antequam moriantur
30- 4 Mortuus est pater ejus, et quasi non est mortuus
34-30 Qui baptizatur a mortuo, et iter. tangit eum
38-16 Fili, in mortuum produc lacrymas
-24 In requie mortui requiescere fac memoriam
40-29 Melius est enim mori quam indigere
41-12 Si mortui fueritis, in maledictione erit pars
48- 5 Qui sustulisti mortuum ab inferis
-14 Et mortuum prophetavit corpus ejus

Isai. 6- 1 In anno quo mortuus est rex Ozias
8-19 Numquid non populus a Deo suo requiret, pro vivis a mortuis ?
14-28 In anno quo mortuus est rex Achaz
22- 2 Non interfecti gladio, nec mortui in bello
-13 Comedamus et bibamus : cras e. moriemur
-14 Si dimittetur iniquitas hæc vobis donec moriamini
-18 Ibi morieris, et ibi erit currus gloriæ tuæ
26-14 Morientes non vivant, gigantes non resurg.
-19 Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent
37-36 Et ecce omnes, cadavera mortuorum
38- 1 Dispone domui tuæ, quia morieris tu
41-14 Vermis Jacob, qui mortui estis ex Israël
50- 2 Pisces sine aqua, et morientur in siti
59- 5 Qui comederit de ovis eorum, morietur
-10 Quasi in tenebris, in caliginosis quasi mortui
65-20 Quoniam puer centum annorum morietur
66-24 Vermis eorum non morietur
Jerem. 11-21 Et non morieris in manibus nostris
-22 Juvenes morientur in gladio, filii eorum, et filiæ eorum morientur in fame
16- 4 Mortibus ægrotationum morientur
- 6 Et morientur grandes et parvi in terra ista
- 7 Et non frangent inter eos lugenti panem ad consolandum super mortuo
20- 6 Et in Babylonem venies, et ibi morieris
21- 6 Hom. et bestiæ pestilentia magna morientur
- 9 Qui habitaverit in urbe hac, morietur gladio
22-10 Nolite flere mortuum, neque lugeatis super
-12 In loco, ad quem transtuli eum, ibi morietur
-26 In qua nati non estis, ibique moriemini
26- 8 Et omnis populus, dicens : Morte moriatur
27-13 Quare moriemini tu et populus tuus gladio
28-16 Hoc anno morieris : adversum enim Dominum locutus es
-17 Mortuus est Hananias propheta in anno illo
31-30 Sed unusquisque in iniquitate sua morietur
34- 4 Hæc dicit Dominus ad te : Non morieris in gladio
- 5 Sed in pace morieris, et secundum combust.
37-19 Et ne me remittas in domum Jonathan scribæ, ne moriar ibi
38- 2 Morietur gladio, et fame, et peste
- 9 Mittentes eum in lacum ut moriatur ibi
-10 Leva Jeremiam prophetam de lacu antequam moriatur
-24 Nullus sciat verba hæc, et non morieris
-26 Ne me reduci juberet in domum Jonathan, et ibi morerer
42-16 Adhærebit vobis in Ægypto, et ibi moriemini
-17 Morientur gladio, et fame, et peste
-22 Gladio, et fame, et peste moriemini in loco
44-12 In gladio et in fame morientur
Thren. 3- 6 Collocavit me quasi mortuos sempiternos
Baruc. 2-17 Quia non mortui, qui sunt in inferno
-25 Et mortui sunt in doloribus pessimis, in fame
3- 4 Audi nunc orationem mortuorum Israël
-11 In terra aliena, coinquinatus es cum mortuis
6-17 Aut sicut ad sepulcrum adductum mortuum
-26 Sed sicut mortuis munera eorum illis apponentur
-31 Rugiunt autem conclamantes contra deos suos, sicut in cœna mortui
-70 Et mortuo projecto in tenebris similes sunt
Ezech. 3-18 Si dicente me ad impium : Morte morieris
Ipse impius in iniquitate sua morietur
-19 Ipse quidem in iniquitate sua morietur
-20 Ipse morietur, quia non annuntiasti ei
In peccato suo morietur
5-12 Tertia pars tui peste morietur, et fame
6-12 Qui longe est, peste morietur
Qui relictus fuerit, et obsessus, fame morietur
7-15 Qui in agro est, gladio morietur
11-13 Pheltias filius Banaïæ mortuus est
12-13 Et ipsam non videbit, ibique morietur
13-19 Ut interficerent animas quæ non moriuntur
17-16 In medio Babylonis morietur
18- 4 Anima, quæ peccaverit, ipsa morietur
-13 Cum... detestanda fecerit, morte morietur
-17 Hic non morietur in iniquitate patris sui
-18 Ecce mortuus est in iniquitate sua
-20 Anima, quæ peccaverit, ipsa morietur
-21 Vita vivet, et non morietur
-24 In peccato suo, quod peccavit, in ipsis morietur
-26 Cum... fecerit iniquitatem, morietur in eis
In injustitia, quam operatus est, morietur
-28 Avertens se... vita vivet, et non morietur
-31 Et quare moriemini, domus Israël ?
-32 Quia nolo mortem morientis, dicit Dom.
24-17 Ingemisce tacens, mortuorum luctum non facies

Ezech. 24-18 Et mortua est uxor mea vespere
28- 8 Et morieris in interitu occisorum in corde
-10 Morte incircumcisorum morieris
33- 8 Si me dicente ad impium : Impie, morte morieris
Ipse impius in iniquitate sua morietur
- 9 Ipse in iniquitate sua morietur
-11 Et quare moriemini, domus Israël ?
-13 Et in iniquitate sua, quam operatus est, in ipsa morietur
-14 Si autem dixero impio : Morte morieris
-15 Vita vivet, et non morietur
-18 Feceritque iniquitates, morietur in eis
-27 Qui autem in... speluncis sunt, peste morientur
44-25 Et ad mortuum hominem non ingredientur
Dan. 13-43 Et ecce morior, cum nihil horum fecerim
14- 7 Nisi dixeritis mihi, quis est qui comedat impensas has, moriemini
- 8 Morietur Daniel, quia blasphemavit in Bel
-11 Morte moriemur, vel Daniel qui mentitus
Osee. 13- 1 Et deliquit in Baal, et mortuus est
Amos. 2- 2 Morietur in sonitu Moab, in clangore tubæ
6- 9 Decem viri in domo una, et ipsi morientur
7-11 Dicit Amos : In gladio morietur Jeroboam
-17 Et tu in terra polluta morieris
8- 3 Dicit Dominus Deus : multi morientur
9-10 In gladio morientur omnes peccatores
Jonæ. 4- 8 Et petivit animæ suæ ut moreretur, et dixit : Melius est mihi mori, quam vivere
Habac. 1-12 Deus meus, sancte meus, et non moriemur
Zach. 11- 9 Non pascam vos : quod moritur, moriatur
1 Mac. 1- 6 Decidit in lectum, et cognovit quia moreretur
8 Regnavit Alex. annis duodec. et mortuus est
-52 Secund. verbum regis Antiochi, morerentur
-65 Et elegerunt magis mori, quam cibis coinq.
2-37 Moriamur omnes in simplicitate nostra
-38 Et mortui sunt ipsi, et uxores eorum
-41 Et non moriemur omnes sicut mortui sunt fratres nostri in occultis
-49 Appropinquaverunt dies Mathathiæ moriendi
3-59 Quoniam melius est nos mori in bello
4-35 Parati sunt aut vivere, aut mori fortiter
6- 9 In eo tristitia magna, et arbitratus est se mori
-16 Et mortuus est illic Antiochus rex
-17 Et cognovit Lysias quon. mortuus est rex
-46 Et cecidit in terram... et mortuus est illic
9- 10 Moriamur in virtute propter fratres nostr.
-56 Et mortuus est Alcimus in tempore illo
-57 Vidit Bacchides quon. mortuus est Alcimus
11-18 Et rex Ptolemæus mortuus est in die tertia
2 Mac. 7- 2 Parati sumus mori, magis quam patrias Dei leges prævaricari
- 5 Invicem se hortabantur mori fortiter
- 7 Mortuo itaque illo primo, hoc modo
-18 Is, mori incipiens, sic ait : Noli frustra errare
8-21 Et pro legibus et patria mori parati
12-43 Offerri pro peccatis mortuorum sacrificium
-44 Videretur et vanum orare pro mortuis
13- 7 Tali lege prævaricatorem legis contigit mori
14-42 Eligens nobiliter mori potius
15-30 Qui per omnia corpore et animo mori pro civibus paratus erat
Matth. 8-22 Et dimitte mortuos sepelire mortuos suos
-32 Per præceps in mare : et mortui sunt in aquis
9-24 Non est enim mortua puella, sed dormit
10- 8 Mortuos suscitate, leprosos mundate
11- 5 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
14- 2 Hic est Joan. Baptista : ipse surrexit a mortuis
15- 4 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
17- 9 Donec Filius hominis a mortuis resurgat
22-24 Si quis mortuus fuerit non habens filium
-31 De resurrectione autem mortuorum non legistis
-32 Non est Deus mortuorum, sed viventium
23-27 Intus vero plena sunt ossibus mortuorum
26-35 Etiam si oportuerit me mori tecum
27-64 Ne forte... dicant plebi : Surrexit a mortuis
28- 4 Custodes, et facti sunt velut mortui
Marc. 5-35 Dicentes : Quia filia tua mortua est
-39 Puella non est mortua, sed dormit
6-14 Quia Joannes Baptista resurrexit a mortuis
-16 Decollavi Joannem, hic a mortuis resurrexit
7-10 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
9- 8 Nisi cum Fil. hominis a mortuis resurrexerit
- 9 Cum a mortuis resurrexerit
-25 Exiit ab eo, et factus est sicut mortuus
Ita ut multi dicerent : Quia mortuus est
-43 Ubi vermis eorum non moritur
-45 Ubi vermis eorum non moritur
-47 Ubi vermis eorum non moritur

Marc. 12-19 Scripsit, ut si cujus frater mortuus fuerit
-20 Et mortuus est non relicto semine
-21 Et secundus accepit eam, et mortuus est
-25 Cum enim a mortuis resurrexerint
-26 De mortuis a. quod resurgant, non legistis
-27 Non est Deus mortuorum, sed vivorum
15-44 Interrogavit eum si jam mortuus esset
Luc. 7- 2 Cujusd. servus male habens, erat moriturus
-15 Et resedit qui erat mortuus, et cœpit loqui
-22 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
8-42 Quia unica filia erat ei... et hæc moriebatur
-49 Quia mortua est filia tua, noli vexare illum
-52 Non est mortua puella, sed dormit
-53 Deridebant eum scientes quod mortua esset
9- 8 A quibusdam : Quia Joan. surrexit a mortuis
-60 Sine ut mortui sepeliant mortuos suos
15-24 Quia hic filius meus mortuus erat, et revixit
-32 Quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit
16-22 Factum est autem ut moreretur mendicus
Mortuus est autem et dives, et sepultus est
-30 Sed si quis ex mortuis ierit ad eos
-31 Neq. si quis ex mortuis resurrexerit, credent
20-28 Si frater alicuj. mortuus fuerit habens uxor.
-29 Primus accepit uxor. et mortuus est sine filiis
-30 Accepit illam, et ipse mortuus est sine filio
-31 Et non reliquerunt semen, et mortui sunt
-32 Novissime omnium mortua est et mulier
-35 Illi vero, qui digni habebuntur sæculo illo, et resurrectione ex mortuis
-36 Neque enim ultra mori poterunt
-37 Quia vero resurgant mortui, et Moyses ostendit
-38 Deus a. non est mortuorum, sed vivorum
24- 5 Quid quæritis viventem cum mortuis ?
-46 Et sic oportebat Christum pati, et resurgere a mortuis tertia die
Joan. 2-22 Cum ergo resurrexisset a mortuis
4-47 Et sanaret filium ejus : incipiebat enim mori
-49 Descende priusquam moriatur filius meus
5-21 Sicut e. Pater suscitat mortuos, et vivificat
-25 Quando mortui audient vocem Filii Dei
6-49 Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt
-50 Ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur
-59 Non sicut manducaverunt patres vestri manna, et mortui sunt
8-21 Quæretis me, et in peccato vestro moriemini
-24 Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris
Moriemini in peccato vestro
-52 Abraham mortuus est, et prophetæ
-53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est ? et prophetæ mortui sunt
11-14 Jesus dixit eis manifeste : Lazarus mortuus est
-16 Eamus et nos, ut moriamur cum eo
-21 Si fuisses hic, frater m. non fuisset mortuus
-25 Qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet
-26 Et credit in me, non morietur in æternum
-32 Si fuisses hic, non esset mortuus frater meus
-37 Non poterat hic... facere ut hic non moreretur ?
-39 Dicit ei Martha soror ej. qui mortuus fuerat
-44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus
-50 Expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo
-51 Quod Jesus moriturus erat pro gente
12- 1 Venit Bethan. ubi Lazarus fuerat mortuus
- 9 Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis
-17 Quando Lazarum vocavit de monumento, et suscitavit eum a mortuis
-24 Nisi granum frumenti... mortuum fuerit
-25 Si a. mortuum fuerit, multum fructum affert
-33 Significans qua morte esset moriturus
18-14 Expedit unum hominem mori pro populo
-32 Significans qua morte esset moriturus
19- 7 Legem habemus, et secundum legem debet mori
-33 Ut viderunt eum jam mortuum, non freger.
20- 9 Quia oportebat eum a mortuis resurgere
21-14 Hoc jam tertio manifestatus est Jesus Discipulis suis, cum resurrexisset a mortuis
-23 Quia Discipulus ille non moritur
Et non dixit ei Jesus : Non moritur
Act. 3-15 Interfecistis, quem Deus suscitav. a mortuis
4- 2 Dolentes quod... annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis
-10 Crucifixistis, quem Deus suscitav. a mortuis
5-10 Invenerunt illam mortuam, et extulerunt
7- 4 Et inde, postquam mortuus est pater ejus
9-37 Factum est a... ut infirmata moreretur

Act. 10-41 Postquam resurrexit a mortuis
-42 Quia ipse est, qui constitutus est a Deo judex vivorum et mortuorum
13-30 Deus vero suscitavit eum a mortuis tertia die
-34 Quod autem suscitavit eum a mortuis
-37 Quem vero Deus suscitavit a mortuis
14-18 Existimantes eum mortuum esse
17- 3 Christ. oportuit pati, et resurgere a mortuis
-31 Fidem præbens omnibus, suscitans eum a mortuis
-32 Cum audissent autem resurrectionem mortuorum
20- 9 Ductus somno cecidit.. sublatus est mortuus
21-13 Sed et mori in Jerusalem paratus sum
23- 6 De spe et resurrectione mortuorum ego judicor
24-21 De resurrectione mortuorum ego judicor
25-11 Si enim nocui... non recuso mori
26- 8 Quid incredibile..si Deus mortuos suscitat ?
-23 Si primus ex resurrectione mortuorum
28- 6 At illi existimabant eum in tumorem convertendum et subito casurum, et mori
Rom. 1- 4 Ex resurrectione mortuorum Jesu Christi
4-17 Qui vivificat mortuos, et vocat ea quæ non sunt
-24 Qui suscitavit Jesum Christum... a mortuis
5- 6 Secundum tempus pro impiis mortuus est
- 7 Vix enim pro justo quis moritur : nam pro bono forsitan quis audeat mori
- 9 Christus pro nobis mortuus est
-15 Si enim unius delicto multi mortui sunt
6- 2 Qui enim mortui sumus peccato
- 7 Qui e. mortuus est, justificatus est a peccato
- 8 Si autem mortui sumus cum Christo
- 9 Scientes quod Christus resurgens ex mortuis jam non moritur
-10 Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel
-11 Existimate vos mortuos quidem esse pecc.
-13 Exhibete vos Deo, tanq. ex mortuis viventes
7- 2 Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est
- 3 Si a. mortuus fuerit vir ejus, liberata est
- 4 Ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit
- 8 Sine lege enim peccatum mortuum erat
-10 Ego autem mortuus sum
8-10 Corpus quidem mortuum est propter pecc.
-11 Si Spiritus ej. qui suscitavit Jesum a mortuis
-13 Si e. secundum carnem vixeritis, moriemini
-34 Qui mortuus est, imo qui et resurrexit
10- 7 Hoc est, Christum a mortuis revocare
- 9 Quod Deus illum suscitavit a mortuis
11-15 Quæ assumptio, nisi vita ex mortuis ?
14- 7 Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur
- 8 Sive morimur, Domino morimur
Sive ergo vivimus, sive morimur, Do. sumus
- 9 In hoc e. Christus mortuus est, et resurrexit
Ut et mortuorum et vivorum dominetur
-15 Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est
1 Cor. 8-11 Frater, propter quem Christus mortuus est
9-15 Bonum est enim mihi magis mori
15- 3 Quoniam Christus mortuus est pro peccatis
-12 Si autem Christus prædicatur quod resurrexit a mortuis
Quoniam resurrectio mortuorum non est
-13 Si autem resurrectio mortuorum non est
-15 Non suscitavit, si mortui non resurgunt
-16 Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit
-20 Nunc autem Christus resurrexit a mortuis
-21 Et per hominem resurrectio mortuorum
-22 Et sicut in Adam omnes moriuntur
-29 Quid facient qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt ?
-31 Quotidie morior per vestram gloriam, frat.
-32 Quid mihi prodest, si mortui non resurgunt
Manducemus, et bibamus, cras enim moriemur
-35 Dicet aliquis : Quomodo resurgunt mortui ?
-36 Non vivificatur, nisi prius moriatur
-42 Sic et resurrectio mortuorum
-52 Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti
2 Cor. 1- 9 Ut non simus fidentes in nobis, sed in Deo, qui suscitat mortuos
5-14 Quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt
-15 Et pro omnibus mortuus est Christus
Qui pro ipsis mortuus est et resurrexit
6- 9 Quasi morientes, et ecce vivimus
Galat. 1- 1 Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis
2-19 Legi mortuus sum, ut Deo vivam
-21 Ergo gratis Christus mortuus est
Ephes. 1-20 Suscitans illum a mortuis, et constituens

Ephes. 2- 1 Et vos, cum essetis mortui delictis
- 5 Cum essemus mortui peccatis, convivificavit
5-14 Exurge a mortuis, et illuminabit te Christus
Philip. 1-21 Mihi e. vivere Christus est, et mori lucrum
3-11 Ad resurrectionem quæ est ex mortuis
Colos. 1-18 Qui est principium, primogenitus ex mortuis
2-12 Qui suscitavit illum a mortuis
-13 Cum mortui essetis in delictis et præputio
-20 Si ergo mortui estis cum Christo
3- 3 Mortui e. estis, et vita vestra est abscondita
1 Thes. 1-10 Quem suscitavit ex mortuis, Jesum
4-13 Si enim credimus quod Jesus mortuus est
-15 Mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi
5-10 Qui mortuus est pro nobis : ut sive vigilemus
1 Tim. 5- 6 Nam quæ in deliciis est, vivens, mortua est
2 Tim. 2- 8 Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse a mortuis
4- 1 Qui judicaturus est vivos et mortuos
Hebr. 6- 1 Non rursum jacientes fundamentum pœnitentiæ ab operibus mortuis
- 2 Baptismatum doctrinæ... ac resurrectionis mortuorum
7- 8 Decimas morientes homines accipiunt
9-14 Emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis
-17 Testam. enim in mortuis confirmatum est
-27 Statutum est hominibus semel mori
10-28 Duobus vel tribus testibus moritur
11-19 Quia et a mortuis suscitare potens est Deus
-21 Fide Jacob, moriens, singulos filiorum Joseph benedixit
-22 Fide Joseph, moriens, de profectione filiorum Israël memoratus est
-35 Acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos
-37 Tentati sunt, in occisione gladii mortui sunt
13-20 Eduxit de mortuis Pastorem magnum ovium
Jacob. 2-17 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est
-20 Quoniam fides sine operibus mortua est
-26 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est
1 Petr. 1- 3 Per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis
-21 Qui suscitavit eum a mortuis, et dedit ei gloriam
2-24 Ut peccatis mortui, justitiæ vivamus
3-18 Christus semel pro peccatis nost. mortuus est
4- 5 Qui paratus est judicare vivos et mortuos
- 6 Propter hoc e. et mortuis evangelizatum est
Judæ. -12 Arbores autumn. infructuosæ, bis mortuæ
Apoc. 1- 5 Qui est testis fidel. primogenitus mortuorum
-17 Cecidi ad pedes ejus tanquam mortuus
-18 Et vivus, et fui mortuus; et ecce sum vivens
2- 8 Et novissimus : qui fuit mortuus, et vivit
3- 1 Quia nomen habes quod vivas, et mortuus es
- 2 Et confirma cætera, quæ moritura erant
8- 9 Et mortua est tertia pars creaturæ eorum
-11 Et multi hominum mortui sunt de aquis
9- 6 Et desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis
11-18 Advenit ira tua, et tempus mortuorum judicari
14-13 Beati mortui qui in Domino moriuntur
16- 3 Et factus est sanguis tanquam mortui
Et omnis anima vivens mortua est in mari
20- 5 Cæteri mortuorum non vixerunt
-12 Et vidi mortuos, magnos, et pusillos stantes
Et judicati sunt mortui ex his quæ scripta erant
-13 Et dedit mare mortuos qui in eo erant
Et mors et infernus dederunt mortuos suos

MOROR, *duplici significatione.*

Gen. 13-12 Lot vero moratus est in oppidis
21-20 Qui crevit, et moratus est in solitudine
26- 8 Cumque pertransissent dies plurimi, et ibidem moraretur
37-12 Cumq. fratres illius.. morarentur in Sichem
45- 9 Descende ad me, ne moreris
Exod. 2-15 Moratus est in terra Madian, et sedit juxta puteum
Levit. 19-13 Non morabitur opus mercenarii tui apud te
-33 Si habitaverit advena in terra vestra, et moratus fuerit inter vos
Num. 12- 3 Sup. om. homines qui morabantur in terra
13-30 Chananæus vero moratur juxta mare
25- 1 Morabatur a. eo tempore Israel in Settim
Deut. 2-29 Sicut fecerunt... Moabitæ, qui morantur in Ar
4-18 Sive piscium qui sub terra morantur in aquis
-25 Si genueritis... et morati fueritis in terra
14- 9 Hæc comedetis ex omnibus quæ morantur in aquis
15- 7 Qui morantur intra portas civitatis tuæ
16-11 Pupillus et vidua qui morantur vobiscum
Deut. 23-21 Et si moratus fueris, reputabitur tibi in pecc.
24-14 Sive advenæ qui tecum moratur in terra
29-11 Et advena qui tecum moratur in castris
30-18 Et parvo tempore moreris in terra
33-12 Quasi in thalamo tota die morabitur
Josue. 3- 1 Et morati sunt ibi tres dies
8-35 Et advenis qui inter eos morabantur
9- 6 Josuë qui tunc morabatur in castris Galgalæ
10- 6 Qui tunc morabatur in castris apud Galgal.
11-11 Percussitque omnes animas quæ ibidem morabantur
Judic. 5-17 In littore maris, et in portubus morabatur
-28 Loquebatur : Cur moratur regredi currus
8-11 Eorum qui in tabernaculis morabantur
Ruth. 1- 2 Ingressique regionem Moabitidem, morabantur ibi
-16 Et ubi morata fueris, et ego pariter morabor
1 Reg. 14- 2 Saül morabatur in extrema parte Gabaa
19-18 Abierunt ipse et Samuël, et morati sunt in Najoth
23-14 Morabatur a. David in deserto in locis firm.
2 Reg. 2-18 Quasi unus de capreis quæ morantur in sylvis
17- 8 Vir bellator est, nec morabitur cum populo
-16 Ne moreris nocte hac in campestrib. deserti
19-32 Et ipse præbuit alimenta regi, cum moraretur in castris
20- 5 Et moratus est extra placitum quod ei constituerat rex
3 Reg. 11-16 Sex enim mensibus ibi moratus est Joab
4 Reg. 15-20 Reversusq. est.. et non est moratus in terra
1 Par. 9-25 Fratres autem eor. in viculis morabantur
-27 Per gyrum quoque templi Domini morabantur in custodiis suis
-33 Levitarum qui in exedris morabantur
12-15 Qui morabantur in vallibus
-16 Ad præsidium in quo morabatur David
Tobiæ. 5- 8 Qui moratur in Rages civitate Medorum
8-23 Ut duas hebdomadas moraretur apud se
10- 1 Dicens : Putas quare moratur filius meus ?
Judith. 8- 5 In quo cum puellis suis clausa morabatur
Esth. 2-21 Mardochæus ad regis januam morabatur
9-19 In oppidis non muratis ac villis morabantur
-20 Qui in omnibus regis provinciis morabantur
12- 1 Morabatur autem eo tempore in aula regis
- 5 Præcepitque ei rex ut in aula palatii moraretur
Job. 17- 2 Et in amaritudinibus moratur oculus meus
29-19 Et ros morabitur in messione mea
37- 8 Ingredietur bestia latibulum, et in antro suo morabitur
39- 9 Aut morabitur ad præsepe tuum ?
41-13 In collo ejus morabitur fortitudo
Psal. 69- 6 Et liberator meus es tu : Domine, ne moreris
Prov. 14- 9 Et inter justos morabitur gratia
30- 1 Et qui Deo secum morante confortatus, ait
-28 Manibus nititur, et moratur in ædibus regis
Eccle. 5- 3 Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere
Eccli. 14-22 Beatus vir qui in sapientia morabitur
-26 Et sub ramis ejus morabitur
24-11 Et in hæreditate Domini morabor
Isai. 11- 6 Vitulus et leo et ovis simul morabuntur
18- 3 Omnes habitatores orbis, qui moramini in terra
46-13 Non elongabitur, et salus mea non morabitur
Jerem. 4-14 Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiæ ?
Dan. 9-19 Ne moreris propter temetipsum Deus meus
Soph. 2-14 Et ericius in liminibus ejus morabuntur
2 Mac. 14-23 Morabatur autem Nicanor Jerosolymis
Luc. 21-37 Noctibus vero exiens, morabatur in monte
Joan. 11-54 Et ibi morabatur cum Discipulis suis
Act. 7- 2 Priusquam moraretur in Charan
9-43 Factum est autem ut dies multos moraretur in Joppe
14-27 Morati sunt autem tempus non modicum
21-10 Et cum moraremur per dies aliquot
22-16 Et nunc quid moraris ? Exurge, et baptizare
Hebr. 13- 3 Tanquam et ipsi in corpore morantes

MORS.

Gen. 2-17 In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris
3- 4 Dixit autem serpens ad mulierem : Nequaquam morte moriemini
20- 7 Si autem nolueris reddere, scito quod morte morieris tu
24-67 Dolorem qui ex morte matris ejus acciderat
26-11 Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte morietur
27- 2 Quod senuerim, et ignorem diem mortis m.
35-18 Et imminente jam morte, vocavit nomen fil.
47-29 Cumque appropinquare cerneret diem mortis suæ
Gen. 50-23 Post mortem meam Deus visitabit vos
Exod. 10-17 Ut auferat a me mortem istam
19-12 Qui tetigerit montem, morte morietur
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur
-15 Qui percusserit patrem... morte moriatur
-16 Convictus noxæ, morte moriatur
-17 Qui maledixerit patri... morte moriatur
-23 Sin autem mors ejus fuerit subsecuta
22-19 Qui coierit cum jumento, morte moriatur
31-14 Qui polluerit illud, morte morietur
Levit. 16- 1 Post mortem duorum filiorum Aaron
20- 2 Morte moriatur : populus terræ lapidabit
- 9 Qui maledixerit patri... morte moriatur
-10 Morte moriantur et mœchus et adultera
-11 Morte moriantur ambo
-13 Uterq. operatus est nefas, morte moriantur
-15 Qui cum jumento...coierit, morte moriatur
-27 Morte moriantur; lapidibus obruent eos
21- 1 Ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum
24-16 Qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur
-17 Qui... occiderit hominem, morte moriatur
27-29 Non redimetur, sed morte morietur
Num. 15-35 Morte moriatur homo iste, obruat eum lap.
16-29 Si consueta hominum morte interierint
-38 (*Sanctificata sunt*) in mortibus peccator.
21- 6 Ad quorum plagas et mortes plurimorum
23-10 Moriatur anima mea morte justorum
35-28 Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere
-32 Exules et profugi ante mortem pontificis nullo modo in urbes suas reverti poterunt
Deut. 19- 6 Percutiat animam ejus qui non est reus mortis
21-22 Quod morte plectendum est, et adjudicatus morti appensus fuerit in patibulo
22-26 Puella nihil patietur, nec est rea mortis
30-15 Bonum, et econtrario mortem et malum
-19 Quod proposuerim vobis vitam et mortem
31-14 Ecce prope sunt dies mortis tuæ, voca Josuë
-29 Quod post mortem meam inique agetis
33- 1 Hæc est benedictio qua benedixit Moyses.. ante mortem suam
Josue. 1- 1 Et factum est post mortem Moysi servi Do.
2-13 Et eruatis animas nostras a morte
-14 Anima nostra sit pro vobis in mortem
Judic. 1- 1 Post mortem Josuë consuluerunt filii Israël
4- 1 Addideruntque filii Israël facere malum in conspectu Domini post mortem Aod
-21 Qui soporem morti consocians defecit
5-18 Obtulerunt animas suas morti
13- 7 Ex utero matris suæ usque ad diem mortis s.
-22 Morte moriemur, quia vidimus Deum
16-16 Anima ejus, et ad mortem usque lassata est
Ruth. 1-17 Si non sola mors me et te separaverit
2-11 Quæ feceris socrui tuæ post mortem viri tui
1 Reg. 4-20 In ipso a. momento mortis ejus dixerunt ei
5- 6 Facta est confusio mortis magnæ in civitate
-12 Fiebat enim pavor mortis in singulis urbibus
14-44 Et hæc addat, quia morte morieris, Jonatha
15-32 Et dixit Agag : Siccine separat amara mors?
-35 Et non vidit Samuël ultra Saül usque ad diem mortis suæ
20- 3 Quia uno tant. gradu..ego morsq. dividimur
-31 Et adduc eum ad me : quia filius mortis est
22-16 Dixitque rex : Morte morieris, Achimelech
26-16 Vivit Dominus quoniam filii mortis estis vos
2 Reg. 1-23 In vita sua, in morte quoque non sunt divisi
6-23 Igitur Michol filiæ Saül, non est natus filius usque in diem mortis suæ
12- 5 Quoniam filius mortis est vir qui fecit hoc
-14 Filius, qui natus est tibi, morte morietur
15-21 Sive in morte, sive in vita, ibi erit serv. tuus
19-28 Nisi morti obnoxia domino meo regi
20- 3 Sed erant clausæ usque in diem mortis suæ
22- 5 Quia circumdeder. me contritiones mortis
- 6 Prævenerunt me laquei mortis
3 Reg. 2-26 Vir mortis es : sed hodie te non interficiam
11-40 Et fuit in Ægypto usque ad mortem Salom.
12- 2 Audita morte ejus, reversus est de Ægypto
20-42 Quia dimisisti virum dignum morte de manu tua
4 Reg. 1- 4 Non descendes, sed morte morieris
- 6 Non descendes, sed morte morieris
-16 Non descendes, sed morte morieris
2-21 Non erit ultra in eis mors, neque sterilitas
4-40 Clamaver. dicentes : Mors in olla, vir Dei
8-10 Ostendit mihi Dominus quia morte morietur
15- 5 Et fuit leprosus usque in diem mortis suæ
20- 1 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
1 Par. 19- 2 Ad consolandum eum super morte patris sui
22- 5 Ante mortem suam o. præparavit impensas
2 Par. 22- 4 Fuerunt ei consiliarii post mortem patris sui

2 Par. 26-21 Ozias rex leprosus usque ad diem mortis suæ
32-11 Decipit vos, ut tradat morti in fame et siti
-24 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
1 Esdr. 7-26 Judicium erit de eo, sive in mortem, sive in exilium
Tobiæ. 2- 8 Et vix effugisti mortis imperium
3- 4 Ideo traditi sumus in direptionem, et captivitatem, et mortem
4-11 Ab omni peccato et a morte liberat
12- 9 Quoniam eleemosyna a morte liberat
14- 5 In hora a. mortis suæ vocavit ad se Tobiam
Judith. 16-30 Et post mortem ejus annis multis
Esth. 4-16 Non vocata, tradensq. me morti et periculo
11- 9 Conturbataque est gens... et præparata ad mortem
12- 3 Confessos jussit duci ad mortem
13-18 Eo quod eis certa mors impenderet
15- 2 Locutus est contra nos in mortem
- 3 Loquere regi pro nobis, et libera nos de morte
16-13 Inauditis machinis expetivit in mortem
Job. 3- 5 Obscurent eum tenebræ et umbra mortis
-21 Qui expectant mortem, et non venit
5-20 In fame eruet te de morte, et in bello
6- 6 Gustare, quod gustatum affert mortem
7-15 Quam ob rem elegit suspendium anima mea, et mortem ossa mea
10-21 Et non revertar ad terram tenebrosam, et opertam mortis caligine
-22 Ubi umbra mortis et nullus ordo
12-22 Et producit in lucem umbram mortis
18-13 Consumat brachia illius primogenita mors
24-17 Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram mortis
28- 3 Lapidem quoq. caliginis et umbram mortis
-22 Perditio et mors dixerunt: Auribus nostris
30-23 Scio quia morti trades me
34-22 Non sunt tenebræ, et non est umbra mortis
38-17 Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis?
Psal. 6- 6 Quoniam non est in morte qui memor sit tui
7-14 Et in eo paravit vasa mortis, sagittas suas
9-15 Qui exaltas me de portis mortis
12- 4 Ne unquam obdormiam in morte
17- 5 Circumdederunt me dolores mortis
- 6 Præoccupaverunt me laquei mortis
21-16 Et in pulverem mortis deduxisti me
22- 4 Et si ambulavero in medio umbræ mortis
32-19 Ut eruat a morte animas eorum, et alat eos
33-22 Mors peccatorum pessima
43-20 Et cooperuit nos umbra mortis
48-15 In inferno positi sunt: mors depascet eos
54- 5 Et formido mortis cecidit super me
-16 Veniat mors super illos: et descendant
55-13 Quoniam eripuisti animam meam de morte
67-21 Et Domini Domini exitus mortis
72- 4 Quia non est respectus morti eorum
77-50 Non pepercit a morte animabus eorum
Et jumenta eorum in morte conclusit
87- 7 In tenebrosis et in umbra mortis
88-49 Quis est homo qui vivet, et non videbit mortem
106-10 Sedentes in tenebris et umbra mortis
114- 3 Circumdederunt me dolores mortis
- 8 Quia eripuit animam meam de morte
115-15 Pretiosa in conspectu Dom. mors sanctorum
117-18 Castigavit me Do.: et morti non tradidit me
Prov. 2-18 Inclinata est enim ad mortem domus ejus
5- 5 Pedes ejus descendunt in mortem
7-27 Penetrantes in interiora mortis
8-36 Omnes, qui me oderunt, diligunt mortem
10- 2 Justitia vero liberabit a morte
11- 4 Justitia autem liberabit a morte
-19 Clementia præparat vitam, et sectatio malorum mortem
12-28 Iter autem devium ducit ad mortem
13-14 Ut declinet a ruina mortis
14-12 Novissima autem ejus deducunt ad mortem
-27 Ut declinent a ruina mortis
-32 Sperat autem justus in morte sua
16-14 Indignatio regis, nuntii mortis
-25 Et novissima ejus ducunt ad mortem
18-21 Mors et vita in manu linguæ
21- 6 Excors est, et impingetur ad laqueos mortis
24-11 Erue eos qui ducuntur ad mortem
26-18 Qui mittit sagittas et lanceas in mortem
Eccle. 7- 2 Melius est... et dies mortis die nativitatis
-27 Et inveni amariorem morte mulierem
8- 8 Nec habet potestatem in die mortis
Cant. 8- 6 Quia fortis est ut mors dilectio
Sap. 1-12 Nolite zelare mortem in errore vitæ vestræ
-13 Quoniam Deus mortem non fecit
2-20 Morte turpissima condemnemus eum
-24 Invidia a. diaboli mors introivit in orbem
3- 1 Et non tanget illos tormentum mortis
4- 7 Justus autem si morte præoccupatus fuerit
Sap. 12-20 Si enim... et debitos morti, cum tanta cruciasti attentione
16-13 Domine, qui vitæ et mortis habes potestatem
Et deducis ad portas mortis, et reducis
18-12 Similiter ergo omnes, uno nomine mortis, mortuos habebant innumerabiles
-16 Et stans replevit omnia morte
-18 Causam demonstrabat mortis
-20 Tetigit autem tunc et justos tentatio mortis
19- 5 Illi autem novam mortem invenirent
Eccli. 4-33 Et usque ad mortem certa pro justitia
9-18 Et non suspicaberis timorem mortis
-20 Communionem mortis scito
11-14 Bona et mala, vita et mors... a Deo sunt
-20 Et nescit quod... et mors appropinquet
-30 Ante mortem ne laudes hominem quemq.
14-12 Quoniam mors non tardat
Testamentum... mundi morte morietur
15-18 Ante homin. vita et mors, bonum et malum
17-26 Ante mortem confitere
18-22 Et ne verearis usque ad mortem justificari
22-12 Nequissimi enim nequissima vita super mortem fatui
23-15 Est et alia loquela contraria morti
26- 7 Super mortem omnia gravia
28- 7 Tabitudo e. et mors imminent in mandatis
-13 Et lingua testificans adducit mortem
-25 Mors illius, mors nequissima
-30 Et sit casus tuus insanabilis in mortem
30-17 Melior est mors quam vita amara
31-34 Quid defraudat vitam? Mors
33-15 Contra malum bonum est, et contra mortem vita
34-13 Aliquoties usq. ad mortem periclitatus sum
37- 1 Nonne tristitia inest usque ad mortem?
-21 Oriuntur bonum et malum, vita et mors
38-19 A tristitia enim festinat mors
39-35 Ignis, grando, fames, et mors, omnia hæc ad vindictam creata sunt
40- 4 Zelus, tumultus, fluctuatio, et timor mortis
- 9 Ad hæc mors, sanguis, contentio, et rhomph.
41- 1 O mors, quam amara est memoria tua!
- 3 O mors, bonum est judicium tuum homini
- 5 Noli metuere judicium mortis
48- 5 Sustulisti mortuum ab inferis de sorte mortis
-15 Et in morte mirabilia operatus est
49-18 Visitata sunt, et post mortem prophetaverunt
51- 8 Laudabit usque ad mortem anima mea Dom.
-13 Et pro morte defluente deprecatus sum
Isai. 9- 2 In regione umbræ mortis, lux orta est eis
25- 8 Præcipitabit mortem in sempiternum
28-15 Percussimus fœdus cum morte, et cum inferno
-18 Et delebitur fœdus vestrum cum morte
38- 1 Ægrotavit Ezechias usque ad mortem
-18 Quia non infernus confitebitur tibi, neque mors laudabit te
53- 9 Et dabit... divitem pro morte sua
-12 Pro eo quod tradidit in mortem animam s.
Jerem. 2- 6 Qui traduxit nos per... imaginem mortis
8- 3 Et eligent magis mortem quam vitam omnes
9-21 Quia ascendit mors per fenestras nostras
13-16 Et ponet eam in umbram mortis et in caliginem
15- 2 Dicit Dominus: Qui ad mortem, ad mortem
16- 4 Mortibus ægrotationum morientur
18-21 Et viri earum interficiantur morte
-23 Consilium eorum adversum me in mortem
21- 8 Do coram vobis viam vitæ et viam mortis
26- 8 Et omnis populus, dicens: Morte moriatur
-11 Dicentes: Judicium mortis est viro huic
-16 Non est viro huic judicium mortis
-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias
31-40 Et universam regionem mortis (*)
43-11 Quos in mortem, in mortem (*percutiet*)
52-11 Et posuit eum in domo carceris usque ad diem mortis suæ
-34 Usque ad diem mortis ejus
Thren. 1-20 Foris interficit glad. et domi mors similis est
Baruc. 4- 1 Qui autem dereliquerunt eam, in mortem
6-35 Hominem a morte non liberant
Ezech. 3-18 Si dicente me ad impium: Morte morieris
18-13 Morte morietur, sanguis ejus in ipso erit
-23 Numquid voluntatis meæ est mors impii?
-32 Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus
28-10 Morte incircumcisorum morieris
31-14 Quia omnes traditi sunt in mortem ad terram
33- 8 Si me dicente ad impium: Impie, morte morieris
-11 Nolo mortem impii, sed ut convertatur
Ezech. 33-14 Si autem dixero impio: Morte morieris
Dan. 3-88 Salvos fecit de manu mortis, et liberavit nos
13-22 Si enim hoc egero, mors mihi est
-41 Et condemnaverunt eam ad mortem
-45 Cumq. duceretur ad mortem, suscitavit Do.
14-11 Morte moriemur, vel Daniel qui mentitus
Osee. 13-14 De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos: ero mors tua, o mors
Amos. 4-10 Misi in vos mortem in via Ægypti
Jonæ. 4- 3 Quia melior est mihi mors quam vita
- 9 Et dixit: Bene irascor ego usque ad mortem
Mich. 7- 2 Vir fratrem suum ad mortem venatur
Habac. 2- 5 Et ipse quasi mors, et non adimpletur
3- 5 Ante faciem ejus ibit mors
Zach. 12-10 Ut doleri solet in morte primogeniti
1 Mac. 1-10 Et imposuerunt omnes sibi diademata post mortem ejus
2 Mac. 4-47 Innocent. judicarentur, hos morte damnavit
6-19 At ille gloriosissimam mortem magis quam odibilem vitam complectens
-22 Ut, hoc facto, a morte liberaretur
-28 Ac fortiter pro gravissimis ac sanctissimis legibus honesta morte perfungar
-30 Tu scis quia, cum a morte possem liberari
-31 Universæ genti memoriam mortis suæ.. derelinquens
7-14 Et, cum jam esset ad mortem, sic ait: Potius est ab hominibus morti datos
-29 Frat. tuis effectus particeps, suscipe mortem
8- 4 Memoraretur quoque iniquissimas mortes
12-24 Ac fratres quos morte ejus decipi eveniret
13- 8 Ipse in cineris morte damnatus est
-14 Et usque ad mortem pro legibus... starent
Matth. 4-16 Et sedentibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis
10-21 Tradet autem frater fratrem in mortem
Et insurgent filii in parentes, et morte eos afficient
15- 4 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
16-28 Sunt quidam... qui non gustabunt mortem
20-18 Et condemnabunt eum morte
26-38 Tristis est anima mea usque ad mortem
-59 Quærebant falsum testimonium contra Jesum, ut eum morti traderent
-66 Illi respondentes dixerunt: Reus est mortis
27- 1 Adversus Jesum, ut eum morti traderent
Marc. 7-10 Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
8-39 Qui non gustabunt mortem donec videant
10-33 Et damnabunt eum morte, et tradent eum
13-12 Tradet autem frater fratrem in mortem
Et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos
14-34 Tristis est anima mea usque ad mortem
-55 Ut eum morti traderent, nec inveniebant
-64 Condemnaverunt eum esse reum mortis
Luc. 1-79 Qui in tenebris et in umbra mortis sedent
2-26 Non visurum se mortem, nisi prius videret
9-27 Qui non gustabunt mortem donec videant
21-16 Et morte afficient ex vobis
22-33 Paratus sum et in carcerem et in mortem ire
23-15 Et ecce nihil dignum morte actum est ei
-22 Nullam causam mortis invenio in eo
24-20 Et quomodo eum tradiderunt... principes nostri in damnationem mortis
Joan. 5-24 Sed transiit a morte in vitam
8-51 Mortem non videbit in æternum
-52 Non gustabit mortem in æternum
11- 4 Infirmitas hæc non est ad mortem
-13 Dixerat autem Jesus de morte ejus
12-33 Significans qua morte esset moriturus
18-32 Significans qua morte esset moriturus
21-19 Signific. qua morte clarificaturus esset Deum
Act. 13-28 Et nullam causam mortis invenientes in eo
22- 4 Qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem
23-29 Nihil vero dignum morte aut vinculis habentem criminis
25-11 Si e. nocui, aut dignum morte aliquid feci
-25 Comperi nihil dignum morte eum admisisse
26-31 Dicentes: Quia nihil morte aut vinculis dignum quid fecit homo iste
28-18 Eo quod nulla esset causa mortis in me
Rom. 1-32 Quoniam qui talia agunt, digni sunt morte
5-10 Reconciliati sumus Deo per mortem Filii ej.
-12 In hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit
-14 Sed regnavit mors ab Adam usq. ad Moysen
-17 Si e. unius delicto mors regnavit per unum
-21 Ut sicut regnavit peccatum in mortem
6- 3 In morte ipsius baptizati sumus
- 4 Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem

(*) *Golgotha et loca vicina, quæ erant loca supplicio reorum destinata.*

Rom. 6- 5 Facti sumus similitudini mortis ejus
- 9 Non moritur, mors illi ultra non dominabitur
-16 Servi estis ejus cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam
-21 Nam finis illorum mors est
-23 Stipendia enim peccati mors
7- 5 In membris nostris, ut fructificarent morti
- 6 Nunc autem soluti sumus a lege mortis
-10 Quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem
-13 Quod ergo bon. est, mihi factum est mors? Per bonum operatum est mihi mortem
-24 Quis me liberabit de corpore mortis hujus?
8- 2 Liberavit me a lege peccati et mortis
- 6 Nam prudentia carnis mors est
-38 Certus sum e. quia neque mors, neque vita
1 Cor. 3-22 Sive vita, sive mors, sive præsentia, sive futura
4- 9 Novissimos ostendit, tanq. morti destinatos
11-26 Mortem Domini annuntiabitis donec veniat
15-21 Quoniam quidem per hominem mors
-26 Novissima autem inimica destruetur mors
-54 Absorpta est mors in victoria
-55 Ubi est, mors, victoria tua? ubi est, mors, stimulus tuus?
-56 Stimulus autem mortis peccatum est
2 Cor. 1- 9 In nobismet. responsum mortis habuimus
2-16 Aliis quidem odor mortis in mortem
3- 7 Quod si ministratio mortis litteris deformata
4-11 In mortem tradimur propter Jesum
-12 Ergo mors in nobis operatur, vita a. in vobis
7-10 Sæculi autem tristitia mortem operatur
11-23 In plagis supra modum, in mortibus frequenter
Philip. 1-20 Et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem
2- 8 Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis
-27 Nam et infirmatus est usque ad mortem
-30 Propt. opus Christi usq. ad mortem accessit
3-10 Configuratus morti ejus
Colos. 1-22 Nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mortem
2 Tim. 1-10 Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem
Hebr. 2- 9 Videmus Jesum, propter passionem mortis
Ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem
-14 Ut per mortem destrueret eum qui habebat mortis imperium, id est, diabolum
-15 Qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti
5- 7 Qui possit illum salvum facere a morte
7-23 Idcirco quod morte prohiberentur permanere
9-15 Ut morte intercedente, in redemptionem
-16 Mors necesse est intercedat testatoris
11- 5 Fide Henoch translatus est ne videret mortem
Jacob. 1-15 Cum consummatum fuerit, generat mortem
5-20 Salvabit animam ejus a morte
1 Petr. 3-22 Qui est in dextera Dei, deglutiens mortem
1 Joan. 3-14 Quoniam translati sumus de morte ad vitam
Qui non diligit, manet in morte
5-16 Qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petat, et dabitur ei vita peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem: non pro illo dico ut roget quis
-17 Peccatum est: et est peccatum ad mortem
Apoc. 1-18 Et habeo claves mortis et inferni
2-10 Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi
-11 Qui vicerit, non lædetur a morte secunda
-23 Et filios ejus interficiam in morte
6- 8 Et qui sedebat super eum, nomen illi Mors
Interficere gladio, fame, et morte, et bestiis
9- 6 Et in diebus illis quærent homines mortem
Et desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis
12-11 Non dilexerunt animas s. usque ad mortem
13- 3 Vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem: et plaga mortis ejus curata est
-12 Bestiam prim. cujus curata est plaga mortis
18- 8 Venient plagæ ejus, mors et luctus
20- 6 In his secunda mors non habet potestatem
-13 Et mors et infernus dederunt mortuos suos
-14 Infernus et mors missi sunt in stagnum ignis
Hæc est mors secunda
21- 4 Et mors ultra non erit, neque luctus
- 8 Quod est mors secunda

MORSUS.

Deut. 32-24 Et devorabunt eos aves morsu amarissimo
Sap. 16- 5 Morsibus perversorum colubrorum exterminabantur
- 9 Illos enim... muscarum occiderunt morsus
Osee. 13-14 Ero mors tua, o mors; morsus tuus ero, inferne

MORTALIS, E.

Esth. 13- 2 Optata cunctis mortalibus pace fruerentur
16-15 A pessimo mortalium Judæos neci destinat.
Job. 36-31 Judicat populos, et dat escas multis mortalibus
38-26 Deserto, ubi nullus mortalium commoratur
Sap. 7- 1 Sum quidem et ego mortalis homo
9-14 Cogitationes enim mortalium timidæ
15-17 Cum enim sit mortalis, mortuum fingit
Quia ipse quidem vixit, cum esset mortalis
Isai. 51-12 Quis tu ut timeres ab homine mortali?
2 Mac. 9-12 Justum est..mortalem non paria Deo sentire
Act. 14-14 Nos mortales sumus, similes vobis homines
Rom. 6-12 Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore
8-11 Vivificabit et mortalia corpora vestra
1 Cor. 15-53 Et mortale hoc induere immortalitatem
-54 Cum a. mortale hoc induerit immortalitatem
2 Cor. 4-11 Et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali
5- 4 Ut absorbeatur quod mortale est, a vita

MORTARIOLUM.

Num. 4- 7 Et ponent cum ea thuribula et mortariola
7-14 Mortariolum ex decem siclis aureis
-20 Mortariolum aureum habens decem siclos
-26 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-32 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-38 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-44 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-50 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-56 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-62 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-68 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-74 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-80 Mortariolum aureum appendens decem siclos
-84 Mortariola aurea duodecim
-86 Mortariola aurea duodecim, plena incenso
3 Reg. 7-50 Mortariola, et thuribula, de auro purissimo
4 Reg. 25-14 Et mortariola et omnia vasa ærea
2 Par. 4-22 Et phialas, et mortariola ex auro, purissimo
Jerem. 52-18 Creagras, et psalteria, et phialas, et mortariola
1 Mac. 1-23 Mortariola aurea, et velum, et coronas

MORTARIUM.

Num. 11- 8 Frangebat mola, sive terebat in mortario
Jerem. 52-19 Et candelabra, et mortaria, et cyathos

MORTICINUM.

Levit. 7-24 Adipem cadaveris morticini... habebitis
11-11 Carnes eorum non comedetis, et morticina vitabitis
-24 Et quicumque morticina eorum tetigerit
-27 Qui tetigerit morticina eorum, polluetur
-31 Qui tetigerit morticina eor. immundus erit
-32 Super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum
-35 Et quidquid de morticinis hujuscemodi ceciderit super illud, immundum erit
-38 Et postea morticinis tacta fuerit
17-15 Anima quæ comederit morticinum
22- 8 Morticinum et captum a bestia non comedent
Num. 19-13 Qui tetigerit humanæ animæ morticinum
Deut. 14-21 Quidquid a. morticinum est, ne vescamini
Psal. 78- 2 Posuer. morticina servorum tuorum, escas
Isai. 5-25 Et facta sunt morticina eorum, quasi stercus
Jerem. 7-33 Et erit morticinum populi hujus in cibos
9-22 Et cadet morticinum hominis quasi stercus
16-18 Quia contaminaverunt terram meam in morticinis idolorum suorum
34-20 Et erit morticinum eor. in escam volatilibus
Ezech. 4-14 Morticinum, et laceratum a bestiis non comedi ab infantia mea.
44-31 Omne morticinum, et captum a bestia

MORTIFERUS, A, UM.

Num. 18-22 Nec committant peccatum mortiferum
Job. 33-22 Appropinquavit... et vita illius mortiferis
Ezech. 5-16 Quando misero sagittas famis pessimas in eos; quæ erunt mortiferæ
Marc. 16-18 Et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit
Jacob. 3- 8 Inquietum malum, plena veneno mortifero

MORTIFICATIO.

2 Cor. 4-10 Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes

MORTIFICO.

1 Reg. 2- 6 Dominus mortificat et vivificat, deducit
Psal. 36-32 Et quærit mortificare eum
43-22 Quoniam propter te mortificamur tota die
78-11 Posside filios mortificatorum
108-17 Et compunctum corde mortificare
Prov. 19-16 Qui a. negligit viam suam, mortificabitur
Rom. 7- 4 Vos mortificati estis legi per corpus Christi
8-13 Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis
-36 Quia propter te mortificamur tota die
2 Cor. 6- 9 Vivimus: ut castigati, et non mortificati
Colos. 3- 5 Mortificate ergo membra vestra
1 Petr. 3-18 Mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu

MORUS, *arbor et fructus*.

Psal. 77-47 Occidit... et moros eorum in pruina
1 Mac. 6-34 Elephantis ostenderunt sanguinem uvæ et mori
Luc. 17- 6 Dicetis huic arbori moro: Eradicare

MOS.

Gen. 19-31 Ingredi ad nos juxta morem universæ terræ
25-25 Rufus erat, et totus in morem pellis hispidus
29- 3 Morisque erat ut cunctis ovibus congregatis
-24 Ad quam cum ex more Jacob fuisset ingressus
50- 3 Iste quippe mos erat cadaverum conditorum
Exod. 13- 5 Celebrabis hunc morem sacror. mense isto
21- 9 Juxta morem filiarum faciet illi
33- 4 Et nullus ex more indutus est cultu suo
Levit. 2-14 Torrebis igni, et confringes in morem farris
18- 3 Et juxta morem regionis Chanaan
Num. 6-17 Et libamenta quæ ex more debentur
Deut. 2-25 Et in morem parturientium contremiscant
11-10 In hortorum morem aquæ ducuntur irriguæ
Judic. 11-39 Exinde mos increbuit in Israel, et consuet.
20-32 Putaverunt enim solito eos more cædere
21-21 Ad ducendos choros ex more procedere
Ruth. 2-15 Inde surrexit ut spicas ex more colligeret
4- 7 Hic autem erat mos antiquitus in Israel
1 Reg. 2-16 Incendatur prim. juxta morem hodie adeps
20- 5 Et ego ex more sedere soleo juxta regem
4 Reg. 11-14 Vidit regem stantem super tribunal juxta morem
17-11 Et adolebant ibi incensum super aras in morem gentium
-34 Usque in præsentem diem morem sequuntur
2 Par. 15-12 Intravit ex more ad corroborandum fœdus
21-19 Et non fecit ei populus secundum morem
35-24 Currum qui sequebatur eum more regio
Esth. 1-13 Qui ex more regio semper ei aderant
8- 4 At ille ex more sceptrum aureum protendit
Psal. 67- 7 Qui inhabitare facit unius moris in domo
Sap. 12-24 Infantium insensatorum more viventes
Prolog. Eccli. Quemadmodum oporteat instituere mores
Eccli. 20-28 Mores hominum mendacium sine honore
2 Mac. 5-22 Phrygem, moribus crudeliorem eo ipso
10- 6 Et in speluncis more bestiarum egerant
11-11 Leonum a. more impetu irruentes in hostes
15-12 Modestum moribus, et eloquio decorum
Joan. 19-40 Sicut mos est Judæis sepelire
Act. 13-18 Mores eorum sustinuit in deserto
15- 1 Nisi circumcidamini secund. morem Moysi
16-21 Et annuntiant morem quem non licet nobis suscipere neque facere
28-17 Nihil adversus plebem faciens aut morem paternum
1 Cor. 15-33 Corrumpunt mores bonos colloquia mala
Hebr. 13- 5 Sint mores sine avaritia, contenti præsent.

MOSA I.

Filius secundus Caleb ex Epha uxore secundaria.

1 Par. 2-46 Epha a. concubina Caleb peperit Haran, et Mosa, et Gezez

MOSA II.

Filius tertius Saharaim ex Hodes ejus uxore.

1 Par. 8- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua, Jobab, et Sebia, et Mosa

MOSA III. *Filius Zamri filii Joada.*

1 Par. 8-36 Porro Zamri genuit Mosa
-37 Et Mosa genuit Baana
9-42 Zamri autem genuit Mosa
-43 Mosa vero genuit Baana

MOSEL.

Nomen loci : ubi is sit nemo explicat. Vatablus accipit Mosel ut appellativum nomen, et vertit, Græcus vagabundus, *hoc est, huc illucque discurrens negotiationis causa.*

Ezech. 27-19 Dan, et Græcia, et Mosel, in nundinis

MOSERA.

Bonfrerius putat montem Hor, et Mosera, et Moseroth, eumdem locum fuisse, ad quem secundo redierunt Israelitæ, ita tamen ut mons solus Hor dictus fuerit, in quo Aaron obiit; adjacens vero locus, in quo castra metata, dictus fuerit Mosera seu Moseroth.

Deut. 10- 6 Moverunt castra ex Beroth... in Mosera

MOSEROTH.

Locus in quo castrametati sunt filii Israel profecti de Hesmona; idem cum Mosera dicitur; fuit vigesima septima mansio.

Num. 33-30 Profectique de Hesmona, venerunt in Moseroth
-31 Et de Moseroth castrametati sunt in Benejaacan

MOSOBAB.

Nomen principis in tribu Simeon.

1 Par. 4-34 Mosobab quoque et Jemlech et Josa

MOSOCH I.

Sextus filius Japheth filii Noe. Ab hoc Cappadoces originem duxerunt. Alii putant Mosoch Moscovitas.

Gen. 10- 2 Filii Japheth... Mosoch et Thiras
1 Par. 1- 5 Filii Japheth : Gomer... Mosoch, Thiras
Ezech. 27-13 Græcia, Thubal, et Mosoch, ipsi institores
32-26 Ibi Mosoch, et Thubal, et omnis multitudo
38- 2 Terram Magog principem capitis Mosoch
- 3 Ego ad te, Gog, principem capitis Mosoch
39- 1 Ecce ego super te, Gog, principem capitis Mosoch et Thubal

MOSOCH II. *Filius nonus Sem filii Noe.*

1 Par. 1-17 Hus, et Hul, et Gether, et Mosoch

MOSOLLAM I.

Filius primus Zorobabel filii Phadaïa. Hunc Mosollam Emmanuel Sa putat esse Abiud, de quo dicitur apud Matth. 1-13 : Zorobabel autem genuit Abiud.

1 Par. 3-19 Zorobabel genuit Mosollam

MOSOLLAM II.

Filius Abigail filii Huri in tribu Gad.

1 Par. 5-13 Michaël, et Mosollam, et Sebe, et Jorai

MOSOLLAM III.

Nomen viri inter filios Elphaal nominati, e semine Benjamin.

1 Par. 8-17 Et Zabadia, et Mosollam, et Hezeci

MOSOLLAM IV.

Pater Salo, præpositus instauratoribus templi, e semine Benjamin.

1 Par. 9- 7 De filiis Benjamin : Salo filius Mosollam

MOSOLLAM V, VI, VII, VIII *et* IX.

Levita de stirpe Caath. — Sacerdos filius Sadoc et pater Helciæ, qui Mosollam vocatur Sellum in 1 *Par.* 6-12 *et* 13. *— Denique plures reperiuntur cognomines.*

1 Par. 9- 8 Et Mosollam filius Saphatiæ
-11 Azarias q. filius Helciæ, filii Mosollam
-12 Filius Adiel, filii Jezra, filii Mosollam
2 Par. 34-12 Zacharias et Mosollam de filiis Caath, qui urgebant opus
1 Esdr. 8-16 Zachariam et Mosollam principes
10-29 Et de filiis Bani, Mosollam et Melluch
2 Esdr. 3- 4 Et juxta eum ædificavit Mosollam filius Barachiæ
- 6 Filius Phasea, et Mosollam filius Besodia
-30 Post eum ædificavit Mosollam filius Barac.
6-18 Johanan filius ejus acceperat filiam Mosollam filii Barachiæ
8- 4 Hasbadana, Zacharia, et Mosollam

MOSOLLAMIAS.

Pater Zachariæ janitoris portæ tabernaculi testimonii.

1 Par. 9-21 Porro Zacharias filius Mosollamia

MOSOLLAMITH.

Filius Emmer, et pater Mosollam; e semine sacerdotali.

1 Par. 9-12 Filii Mosollam, filii Mosollamith, filii Emmer

MOSOLLAMOTH.

Pater Barachiæ principis, in tribu Ephraïm.

2 Par. 28-12 Barachias filius Mosollamoth
2 Esdr. 11-13 Filius Mosollamoth, filius Emmer

MOTABILIS.

Gen. 1-21 Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque motabilem

MOTIO.

Joan. 5- 4 Et qui prior descendisset in piscinam post motionem aquæ, sanus fiebat

MOTUS.

2 Reg. 20- 8 Qui fabricatus levi motu egredi poterat
Judith. 13- 6 Orans cum... labiorum motu in silentio
14-14 Sed cum nullum motum jacentis... caperet
Psal. 88-10 Motum autem fluctuum ejus tu mitigas
Baruc. 6-41 Quasi possint sentire qui non habent motum
1 Mac. 13-44 Et factus est motus magnus in civitate
2 Mac. 5- 3 Et scutorum motus, et galeatorum multitudinem
Matth. 8-24 Et ecce motus magnus factus est in mari
Joan. 5- 3 Aridorum, expectantium aquæ motum

MOVEO.

Gen. 1-26 Omnique reptili quod movetur in terra
-28 Animantibus quæ moventur super terram
-30 Et universis quæ moventur in terra
7- 8 Ex omni quod movetur super terram
-14 Et omne quod movetur super terram
-21 Omnis caro quæ movebatur super terram
9- 2 Cum universis quæ moventur super terram
- 3 Et omne quod movetur et vivit
13-18 Movens igitur tabernaculum suum Abram
27-39 Motus Isaac, dixit ad eum : In pinguedine terræ
41-44 Absque tuo imperio non movebit quisquam manum aut pedem
Exod. 10-23 Nec movit se de loco in quo erat
39-19 Ne... et a se invicem moverentur
Levit. 11-10 Quæ in aquis moventur et vivunt
-29 De his quæ moventur in terra, mustela et mus
-44 In omni reptili quod movetur super terram
-46 Omnis animæ viventis quæ movetur in aqua
20-25 Et cunctis quæ moventur in terra
Num. 4- 5 Quando movenda sunt castra
9-22 Statim a. ut recessisset, movebant castra
10- 2 Quando movenda sunt castra
- 5 Movebunt castra primi qui sunt ad Orientalem plagam
-13 Moveruntque castra primi juxta imperium
-22 Moverunt castra et filii Ephraim
12-15 Et populus non est motus de loco illo
14-25 Cras movete castra, et revertimini
20-22 Cumque castra movissent de Cades
21-12 Et inde moventes, venerunt ad torrentem Zared
Deut. 2- 5 Videte ergo diligenter ne moveamini contra eos
-19 Cave ne pugnes contra eos, nec movearis ad prælium
4-18 Atque reptilium quæ moventur in terra
6- 8 Eruntque et movebuntur inter oculos tuos
10- 6 Filii a. Israël moverunt castra ex Beroth
34- 7 Non caligavit oculus ejus, nec dentes illius moti sunt
Josue. 3- 1 Josuë de nocte consurgens movit castra
9-17 Moveruntque castra filii Israël
10-12 Sol, contra Gabaon ne movearis, et luna, contra vallem Ajalon
Judic. 5- 4 Cum exires de Seir... terra mota est, cœlique ac nubes distillaverunt aquis
1 Reg. 1-13 Tantumque labia illius movebantur
19- 8 Motum est autem rursum bellum
2 Reg. 14-17 Ut nec benedictione nec maledictione moveatur
3 Reg. 14-15 Sicut moveri solet arundo in aqua
4 Reg. 19-21 Post tergum tuum caput movit, filia Jerusalem
2 Par. 33- 8 Et moveri non faciam pedem Israël
2 Esdr. 4- 1 Et motus nimis subsannavit Judæos
Judith. 16-18 Montes a fundamentis movebuntur cum aquis
Esth. 5- 9 Sed nec motum quidem de loco sessionis suæ
Job. 15-23 Cum se moverit ad quærendum panem
Job. 16- 5 Moverem caput meum super vos
- 6 Et moverem labia mea, quasi parcens vobis
42-11 Et moverunt super eum caput
Ps. H. 10- 6 Non movebor a generatione in generation.
12- 5 Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero
14- 5 Qui facit hæc, non movebitur in æternum
16- 5 Ut non moveantur vestigia mea
21- 8 Locuti sunt labiis, et moverunt caput
29- 7 Ego a. dixi... Non movebor in æternum
35-12 Et manus peccatoris non moveat me
45- 7 Dedit vocem suam, mota est terra
61- 3 Susceptor meus, non movebor amplius
67- 9 Terra mota est, etenim cœli distillaverunt
81- 5 Movebuntur omnia fundamenta terræ
93-18 Si dicebam : Motus est pes meus
97- 7 Moveatur mare, et plenitudo ejus
98- 1 Qui sedet super Cherubim, moveatur terra
106-27 Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius
108-25 Viderunt me, et moverunt capita sua
113- 7 A facie Do. mota est terra, a facie Dei Jacob
Prov. 30-21 Per tria movetur terra
Eccli. 12-19 Caput suum movebit, et plaudet manu
13- 8 Derelinquet te, et caput suum movebit ad te
26-10 Sicut boum jugum, quod movetur
48-21 Tunc mota sunt corda et manus ipsorum
Isai. 7- 2 Sicut moventur ligna sylvarum a facie venti
10-14 Et non fuit qui moveret pennam
13-13 Et movebitur terra de loco suo
19-16 Quam ipse movebit super eam
29- 9 Movemini, et non ab ebrietate
37-22 Post te caput movit filia Jerusalem
40-20 Artifex sapiens quærit quomodo statuat simulacrum quod non moveatur
41- 7 Et confortavit eum clavis, ut non moveretur
46- 7 Et stabit, ac de loco suo non movebitur
54-10 Et fœdus pacis meæ non movebitur
Jerem. 4-24 Vidi montes, et ecce movebantur
14-10 Qui dilexit movere pedes suos, et non quievit
18-16 Per eam obstupescet, et movebit caput suum
46- 8 Et velut flumina movebuntur fluctus ejus
50- 3 Et moti sunt, et abierunt
Thren. 2-15 Moverunt caput suum super filiam Jerus.
Baruc. 2-35 Et non movebo amplius populum meum
Ezech. 21-10 Qui moves sceptrum filii mei, succidisti
26-10 Movebuntur muri tui, cum ingressus fuerit
38-20 Omne reptile quod movetur super humum
Dan. 3-79 Cete et omnia quæ moventur in aquis
Joel. 2-10 A facie ejus contremuit terra, moti sunt cœli
3-16 Dabit vocem suam : et movebuntur cœli
Soph. 2-15 Sibilabit, et movebit manum suam
Aggæi. 2- 8 Et movebo omnes gentes
-22 Ego movebo cœlum, pariter et terram
1 Mac. 3-57 Et moverunt castra, et collocaverunt ad Austrum
4- 1 Et moverunt castra nocte
5-66 Movit castra ut iret in terram alienigenar.
6-32 Movit castra ad Bethzacharam contra castra
7-19 Et movit Bacchides castra ab Jerusalem
9-11 Et movit exercitus de castris
10-35 Et movere negotia adversus aliquem illor.
-74 Ut audivit a. Jonathas... motus est animo
-86 Et movit inde Jonathas castra, et applicuit
13-12 Movit Tryphon a Ptolemaïda cum exercitu
15-39 Mandavit illi movere castra contra faciem
2 Mac. 4-30 Contigit... Mallotas seditionem movere
12-27 Movit exercitum ad Ephron civit. munitam
14- 6 Bella nutriunt, et seditiones movent
-16 Imperante a. duce, statim inde moverunt
Matth. 21-29 Postea autem, pœnitentia motus, abiit
23- 4 Digito autem suo nolunt ea movere
27-39 Blasphemabant eum moventes capita sua
-51 Et terra mota est, et petræ scissæ sunt
Marc. 13-25 Et Virtutes, quæ in cœlis sunt, movebuntur
15-29 Moventes capita sua, et dicentes : Vah
Luc. 6-48 Inundatione autem facta, illisum est flumen domui illi, et non potuit eam movere
7-13 Misericordia motus super eam, dixit illi
10-33 Et videns eum, misericordia motus est
15-20 Et misericordia motus est
21-26 Nam Virtutes cœlorum movebuntur
Joan. 5- 4 Angelus a. Domini descendebat secundum tempus in piscinam : et movebatur aqua
Act. 4-31 Motus est locus in quo erant congregati
16-26 Ita ut moverentur fundamenta carceris
17-28 In ipso e. vivimus, et movemur, et sumus
1 Thes. 3- 3 Ut nemo moveatur in tribulationibus istis
2 Thes. 2- 2 Ut non cito moveamini a vestro sensu
Hebr. 12-26 Cujus vox movit terram tunc
Adhuc semel; et ego movebo non solum terram, sed et cœlum
Jacob. 1- 6 Qui a vento movetur et circumfertur
Apoc. 2- 5 Et movebo candelabrum tuum de loco suo
6-13 Sicut ficus... cum a vento magno movetur
-14 Omnis mons, et insulæ de locis suis motæ sunt

MOX.

Tobiæ. 3- 8 Occiderat eos, mox ut ingressi fuissent ad eam
11- 8 Scias e. quoniam mox aperientur oculi ejus
Judith. 14- 7 Mox autem ut ortus est dies, suspenderunt
16-22 Et mox ut purificati sunt, obtulerunt omnes
Psal. 36-20 Inimici vero Do. mox ut honorificati fuerint
Philip. 2-23 Mox ut videro quæ circa me sunt

MOYSES.

Anno mundi 2464, ante J. Ch. 1590. Filius secundus Amram, filii Caath, filii Levi et Jochabeb, frater Aaron et Mariæ. Mortuo Joseph et universis fratribus ejus, exortus est rex novus in Ægypto, qui immemor beneficiorum Joseph, gravissimis operibus, omnisque generis famulatu et captivitate dura Israelitas onerabat. Sed quanto magis opprimebant eos Ægyptii, tanto magis multiplicabantur et crescebant Hebræi. Præcepit ergo Pharao obstetricibus, ut, quando mulieribus Hebræis parientibus adessent, marem quemlibet nascentem interficerent, fœminam vero servarent. At illæ timentes Deum non fecerunt sicuti præceptum fuerat a rege, et ideo benefecit illis Deus. Crevitque populus Israel, et roboratus est vehementer. Denique omni populo suo imperavit Pharao ut quidquid masculini sexus nasceretur apud filios Israel, in Nilum flumen statim projiceretur. Post hæc mulier nomine Jochabed, uxor viri e tribu Levi, cui nomen erat Amram, peperit filium, et videns eum elegantem, abscondit tribus mensibus. Cumque jam celare non posset, sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit eam bitumine ac pice. Deinde posuit intus infantulum, et exposuit eum inter arundines ripæ fluminis, stante procul sorore pueri Maria et expectante rei eventum. Ecce autem descendit filia Pharaonis, ut lavaretur in flumine, et puellæ ejus gradiebantur per crepidinem alvei. Quæ cum vidisset fiscellam in arundinibus hærentem, eamque jussu suo ab una e famulabus allatam aperuisset, cernens in ea parvulum vagientem, miserta est illius. Tunc accessit soror pueri, quæ, Vis, *inquit,* ut vadam et vocem tibi mulierem Hebræam, quæ nutrire possit infantulum? *Respondit :* Vade. *Perrexit puella, et vocavit matrem suam. Quæ accepit et nutrivit puerum, adultumque tradidit filiæ Pharaonis. Adoptavit illa eum pro filio, et voluit ut vocaretur Moyses, id est, Servatus ab aquis. Eruditus est Moyses omni sapientia Ægyptiorum, et erat potens in verbis et in operibus suis. Suscitavit ergo illum Deus ut liberaret populum suum Israel a servitute Ægyptiorum. Totam ejus historiam legere est in libris Pentateuchi et in Actibus Apostolorum; longior enim est ut hic enarrari queat. Eduxit ex Ægypto Israelitas, patratis multis coram Pharaone prodigiis, quæ vocantur decem plagæ Ægypti. Traduxit eos pede sicco per mare Rubrum, etc., etc., etc. Ascendit super montem Nebo, et considerata terra promissa mortuus est ibi Moyses servus Domini, in terra Moab, jubente Domino; et Dominus Angelorum ministerio sepelivit eum in valle terræ Moab contra Phogor, et non cognovit homo sepulcrum ejus. Quod a Deo factum est, ne Israelitæ, ad idololatriam propensi, eum pro Deo colerent. Moyses centum et viginti annorum erat quando mortuus est. Non caligavit oculus ejus, nec dentes illius moti sunt. Duos habuerat filios ex Sephora uxore sua filia Jethro sacerdotis Madian. Quia per Moysen multa prodigia in Ægypto et in deserto patrantem Deus incusserat ingentem terrorem Pharaoni, Ægyptiis, Amalecitis, cæterisque Chananæis Hebræorum hostibus, ideo sic de illo habet Ecclesiasticus :* Magnificavit eum in timore inimicorum... glorificavit illum in conspectu regum, *Pharaonis nempe regis Ægypti, Agag regis Amalec, Og regis Basan, et Sehon regis Amorrhæorum, quos omnes Moyses regnis privavit, et occidit; ob quæ magnam gloriam consecutus est.*

Exod. 2-10 Vocavitque nomen ejus, Moyses
-11 In diebus illis postquam creverat Moyses
-14 Timuit Moyses, et ait : Quomodo palam
-15 Et quærebat occidere Moysen : qui fugiens
-17 Surrexitque Moyses, et defensis puellis
-21 Juravit ergo Moyses quod habitaret cum eo
3- 1 Moyses a. pascebat oves Jethro soceri sui
- 3 Dixit ergo Moyses : Vadam, et videbo visionem
Exod. 3- 4 Vocavit eum de medio rubi, et ait : Moyses! Moyses!
- 6 Abscondit Moyses faciem suam
-11 Dixitque Moyses ad Deum : Quis sum ego
-13 Ait Moyses ad Deum : Ecce ego vadam
-14 Dixit Deus ad Moysen : Ego sum qui sum
-15 Dixitque iterum Deus ad Moysen
4- 1 Respondens Moyses ait : Non credent mihi
- 3 Versa est in colubrum, ita ut fugeret Moyses
-10 Ait Moyses : Obsecro, Domine, non sum eloquens
-14 Iratus Dominus in Moysen, ait
-18 Abiit Moyses, et reversus est ad Jethro
-19 Dixit ergo Dominus ad Moysen in Madian
-20 Tulit ergo Moyses uxorem suam et filios s.
-27 Vade in occursum Moysi in desertum
-28 Narravitq. Moyses Aaron omnia verba Do.
-30 Omnia verba quæ dixerat Dom. ad Moysen
5- 1 Post hæc ingressi sunt Moyses et Aaron
- 4 Quare, Moyses et Aaron, sollicitatis popul.
-20 Occurreruntq. Moysi et Aaron qui stabant
-22 Reversusq. est Moyses ad Dominum, et ait
6- 1 Dixitq. Dominus ad Moysen : Nunc videbis
- 2 Locutusq. est Dominus ad Moysen, dicens
- 9 Narravit ergo Moyses omnia filiis Israël
-10 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-12 Respondit Moyses coram Domino : Ecce filii
-13 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-20 Quæ peperit ei Aaron et Moysen
-26 Iste est Aaron et Moyses, quibus præcepit
-27 Iste est Moyses et Aaron
-28 In die qua locutus est Dominus ad Moysen
-30 Ait Moyses coram Domino : En incircumc.
7- 1 Dixitq. Dom. ad Moysen : Ecce constitui te
- 6 Fecit itaque Moyses et Aaron sicut præceperat
- 7 Erat autem Moyses octoginta annorum
- 8 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron
-10 Ingressi itaq. Moyses et Aaron ad Pharaon.
-14 Dixit a. Do. ad Moysen : Ingravatum est cor
-19 Dixit q. Dominus ad Moysen : Dic ad Aaron
-20 Feceruntque Moyses et Aaron sicut præceperat
8- 1 Dixit quoque Dom. ad Moysen : Ingredere
- 5 Dixitq. Dominus ad Moysen : Dic ad Aaron
- 8 Vocavit autem Pharao Moysen et Aaron
- 9 Dixitque Moyses ad Pharaonem : Constitue
-12 Egressiq. sunt Moyses et Aaron a Pharaone
Et clamavit Moyses ad Dom. pro sponsione
-13 Fecitque Dominus juxta verbum Moysi
-16 Dixitque Dominus ad Moysen : Loquere
-20 Dixit quoque Dom. ad Moysen : Consurge
-25 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron, et ait
-26 Et ait Moyses : Non potest ita fieri
-29 Et ait Moyses : Egressus a te, orabo Dom.
-30 Egressusque Moyses a Pharaone, oravit Do
9- 1 Dixit autem Dominus ad Moysen : Ingredere
- 8 Et dixit Dominus ad Moysen et Aaron
Spargat illum Moyses in cœlum coram Phar.
-10 Et sparsit illum Moyses in cœlum
-11 Nec poterant malefici stare coram Moyse
-12 Sicut locutus est Dominus ad Moysen
-13 Dixitque Dom. ad Moysen : Mane consurge
-22 Et dixit Dominus ad Moysen : Extende man.
-23 Extenditque Moyses virgam in cœlum
-27 Misitq. Pharao : et vocavit Moysen et Aaron
-29 Ait Moyses : Cum egressus fuero de urbe
-33 Egressusque Moyses a Pharaone ex urbe
-35 Sicut præceperat Dom. per manum Moysi
10- 1 Et dixit Dominus ad Moysen : Ingredere
- 3 Introierunt ergo Moyses et Aaron ad Phar.
- 8 Revocaveruntq. Moysen et Aaron ad Phar.
- 9 Ait Moyses : Cum parvulis nostris... pergemus
-12 Dixit a. Dom. ad Moysen : Extende manum
-13 Extendit Moyses virgam super terram Æg.
-16 Festinus Pharao vocavit Moysen et Aaron
-18 Egressusq. Moyses de conspectu Pharaonis
-21 Dixit a. Dom. ad Moysen : Extende manum
-22 Extenditque Moyses manum in cœlum
-24 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron
-25 Ait Moyses : Hostias quoque... dabis nobis
-28 Dixitque Pharao ad Moysen : Recede a me
-29 Respondit Moyses : Ita fiet ut locutus es
11- 1 Et dixit Dominus ad Moysen : Adhuc una plaga tangam Pharaonem
- 3 Fuitque Moyses vir magnus valde in terra
- 9 Dixit a. Dom. ad Moysen : Non audiet vos
-10 Moyses a. et Aaron fecerunt omnia ostenta
12- 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen et Aaron
-21 Vocavit a. Moyses omnes seniores filior. Isr.
-28 Sicut præceperat Dominus Moysi et Aaron
-31 Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte
-35 Feceruntque filii Israël sicut præceperat Moyses
Exod. 12-43 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron
-50 Sicut præceperat Dominus Moysi et Aaron
13- 1 Locutusque est Dom. ad Moysen, dicens
- 3 Et ait Moyses ad populum : Mementote diei hujus
-19 Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum
14- 1 Locutus est a. Dominus ad Moysen, dicens
-11 Et dixerunt ad Moysen : Forsitan non erant
-13 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
-15 Dixitque Dominus ad Moysen : Quid clamas
-21 Cumque extendisset Moyses manum super mare
-26 Et ait Dom. ad Moysen : Extende manum
-27 Cumque extendisset Moyses manum contra mare
-31 Et crediderunt Domino et Moysi servo ej.
15- 1 Tunc cecinit Moyses et filii Israel carmen
-22 Tulit autem Moyses Israël de mari Rubro
-24 Et murmuravit populus contra Moysen
16- 2 Et murmuravit omnis congregatio filiorum Israel contra Moysen et Aaron
- 4 Dixit autem Dominus ad Moysen
- 6 Dixeruntque Moyses et Aaron ad omnes
- 8 Et ait Moyses : Dabit vobis Dominus vespere carnes edere
- 9 Dixit quoque Moyses ad Aaron
-11 Locutus est a. Dominus ad Moysen, dicens
-15 Quibus ait Moyses : Iste est panis quem Dominus dedit
-19 Dixitque Moyses ad eos : Nullus relinquat
-20 Et iratus est contra eos Moyses
-22 Venerunt a. omnes... et narraverunt Moysi
-24 Feceruntque ita ut præceperat Moyses
-25 Dixitque Moyses : Comedite illud hodie
-28 Dixit autem Dominus ad Moysen
-32 Dixit autem Moyses : Iste est sermo, quem præcepit
-33 Dixitq. Moyses ad Aaron : Sume vas unum
-34 Sicut præcepit Dominus Moysi
17- 2 Qui jurgatus contra Moysen, ait : Da nobis aquam
Quibus respondit Moyses : Quid jurgamini
- 3 Et murmuravit contra Moysen, dicens
- 4 Clamavit a. Moyses ad Dominum, dicens
- 5 Et ait Dom. ad Moysen : Antecede popul.
- 6 Fecit Moyses ita coram senioribus Israel
- 9 Dixitque Moyses ad Josuë : Elige viros
-10 Fecit Josuë ut locutus erat Moyses
Moyses a. et Aaron et Hur ascenderunt
-11 Cumq. levaret Moyses manus, vincebat Isr.
-12 Manus autem Moysi erant graves
-14 Dixit a. Dominus ad Moysen : Scribe hoc
-15 Ædificavitque Moyses altare
18- 1 Cumque audisset Jethro, sacerdos Madian, cognatus Moysi, omnia quæ fecerat Deus Moysi
- 2 Tulit Sephoram uxorem Moysi quam remiserat
- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi, et filii
- 6 Et mandavit Moysi, dicens : Ego Jethro... venio ad te
- 8 Narravit Moyses cognato suo cuncta quæ fecerat
-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holoc.
-13 Altera autem die sedit Moyses ut judicaret populum, qui assistebat Moysi a mane
-15 Cui respondit Moyses : Venit ad me populus
-24 Moyses fecit omnia quæ ille suggesserat
19- 3 Moyses autem ascendit ad Deum
- 7 Venit Moyses : et convocatis majoribus
- 8 Cumque retulisset Moyses verba populi
- 9 Nuntiavit ergo Moyses verba populi ad Do.
-14 Descenditque Moyses de monte ad populum
-17 Cumq. eduxisset eos Moyses in occursum Dei
-19 Moyses loquebatur, et Deus respondebat ei
-20 Et vocavit Moysen in cacumen ejus
-23 Dixitque Moyses ad Dominum : Non poterit
-25 Descenditque Moyses ad populum
20-19 Dicentes Moysi : Loquere tu nobis
-20 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
-21 Moyses autem accessit ad caliginem in qua erat Deus
-22 Dixit præterea Dominus ad Moysen
24- 2 Solusque Moyses ascendet ad Dominum
- 3 Venit ergo Moyses, et narravit plebi omnia
- 4 Scripsit a. Moyses universos sermones Do.
- 6 Tulit itaque Moyses dimidiam partem sanguinis
- 9 Ascenderuntque Moyses et Aaron, Nadab
-12 Dixit autem Dom. ad Moysen : Ascende
13 Surrexerunt Moyses et Josuë minister ej.
Ascendensque Moyses in montem Dei
-15 Cumque ascendisset Moyses, operuit nubes
-18 Ingressusque Moyses medium nebulæ
25- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens

Exod. 30-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-17 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-22 Locutusque est Dominus ad Moysen
-34 Dixitque Dominus ad Moysen : Sume tibi
31- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-12 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-18 Deditque Dominus Moysi... duas tabulas
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret descendendi de monte Moyses
Moysi enim... ignoramus quid acciderit
- 7 Locutus est autem Dominus ad Moysen
- 9 Rursumque ait Dominus ad Moysen
-11 Moyses a. orabat Dominum Deum suum
-15 Et reversus est Moyses de monte, portans
-17 Dixit ad Moysen : Ululatus pugnæ auditur
-23 Huic enim Moysi...nescimus quid acciderit
-25 Videns... Moyses popul. quod esset nudat.
-28 Feceruntq. filii Levi juxta sermonem Moysi
-29 Et ait Moyses : Consecrastis manus vestras
-30 Altero die, locutus est Moyses ad populum
33- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 5 Dixitque Dominus ad Moysen : Loquere
- 7 Moyses quoq. tollens tabernaculum, tetendit
- 9 Stabat ad ostium, loquebaturq. cum Moyse
-11 Loquebatur autem Dominus ad Moysen
-12 Dixit autem Moyses ad Dominum
-15 Et ait Moyses : Si non tu ipse præcedas
-17 Dixit autem Dominus ad Moysen
34- 5 Stetit Moyses cum eo, invocans nomen Dom.
- 8 Festinusque Moyses, curvatus est pronus
-27 Dixitq. Do. ad Moysen: Scribe tibi verba hæc
-29 Cumq. descenderet Moyses de monte Sinaï
-30 Videntes autem... cornutam Moysi faciem
-35 Qui videbant faciem egredientis Moysi
35- 4 Et ait Moyses ad o. catervam filiorum Isr.
-20 Egressaque omnis multitudo filiorum Israël de conspectu Moysi
-29 Quæ jusserat Dominus per manum Moysi
-30 Dixitque Moyses ad filios Israël
36- 2 Cumque vocasset eos Moyses
38-21 Enumerata sunt juxta præceptum Moysi
-22 Domino per Moysen jubente, compleverat
39- 1 Sicut præcepit Dominus Moysi
- 5 Sicut præceperat Dominus Moysi
- 7 Sicut præceperat Dominus Moysi
-19 Sicut præcepit Dominus Moysi
-24 Fungebatur, sicut præceperat Dom. Moysi
-28 Sicut præceperat Dominus Moysi
-30 Sicut præceperat Dominus Moysi
-31 Cuncta quæ præceperat Dominus Moysi
-43 Postquam Moyses cuncta vidit completa
40- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-14 Fecitque Moyses omnia quæ præceperat
-16 Erexitque Moyses illud, et posuit tabulas
-21 Sicut præceperat Dominus Moysi
-25 Sicut jusserat Dominus Moysi
-29 Laveruntq. Moyses et Aaron... manus suas
Levit. 1- 1 Vocavit a. Moysen, et locutus est ei Do.
4- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
5-14 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
6- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 8 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-19 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-24 Locutus est a. Dominus ad Moysen, dicens
7-22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-35 In cæremoniis Do. die qua obtulit eos Moyses
-38 Quam constituit Dom. Moysi in monte Sinai
8- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 4 Fecit Moyses ut Dominus imperaverat
-23 Quem cum immolasset Moyses
-36 Quæ locutus est Dominus per manum Moysi
9- 1 Vocavit Moyses Aaron et filios ejus
- 5 Tulerunt ergo cuncta quæ jusserat Moyses
- 6 Ait Moyses : Iste est sermo quem præcepit
-10 Sicut præceperat Dominus Moysi
10- 3 Dixitque Moyses ad Aaron
- 4 Vocatis a. Moyses Misaële et Elisaphan
- 6 Locutusq. est Moyses ad Aaron et ad Eleazar
- 7 Qui fecerunt omnia juxta præceptum Moysi
-11 Quæ locutus est Do. ad eos per man. Moysi
-12 Locutusque est Moyses ad Aaron
-16 Cum quæreret Moyses, exustum reperit
-20 Quod cum audisset Moyses, recepit satisfactionem
11- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
12- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
13- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
14- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
15- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aar.
16- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen
-34 Fecit igitur sicut præceperat Dominus Moysi
17- 1 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
18- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
19- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens

Levit. 20- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
21- 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen
-16 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-24 Locutus est ergo Moyses ad Aaron
22- 1 Locutus quoque est Dominus ad Moysen
-17 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-26 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
23- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 9 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-23 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-26 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-33 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-44 Locutusque est Dominus ad Moysen super solemnitatibus
24- 1 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-11 Et maledixisset ei, adductus est ad Moysen
-13 Qui locutus est ad Moysen
-23 Locutusque est Moyses ad filios Israël
Sicut præceperat Dominus Moysi
25- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen
26-45 In monte Sinaï per manum Moysi
27- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-34 Præcepta quæ mandavit Dominus Moysi
Num. 1- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen in deserto
-17 Quos tulerunt Moyses et Aaron
-19 Sicut præceperat Dominus Moysi
-44 Hi sunt quos numeraverunt Moyses et Aaron
-48 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-54 Juxta omnia quæ præceperat Dom. Moysi
2- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-33 Sicut enim præceperat Dominus Moysi
3- 1 Hæ sunt generationes Aaron et Moysi
In die qua locutus est Dominus ad Moysen
- 5 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-14 Locutusq. est Dominus ad Moysen in deserto
-16 Numeravit Moyses, ut præceperat Dominus
-38 Moyses et Aaron cum filiis suis
-39 Levitæ quos numeraverunt Moyses et Aaron
-40 Ait Do. ad Moysen : Numera primogenitos
-42 Recensuit Moyses, sicut præceperat Dom.
-44 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-49 Tulit igitur Moyses pecuniam eorum
4- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-17 Locutusq. est Dominus ad Moysen et Aaron
-21 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-34 Recensuerunt igitur Moyses et Aaron
-37 Hos numeravit Moyses et Aaron juxta sermonem Domini per manum Moysi
-41 Quos numeraverunt Moyses et Aaron juxta
-45 Quos recensuerunt Moyses et Aaron juxta imperium Domini per manum Moysi
-46 Et quos recenseri fecit ad nomen Moyses
-49 Juxta verbum Domini recensuit eos Moyses
5- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 4 Extra castra, sicut locutus erat Dom. Moysi
- 5 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-11 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
6- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
7- 1 In die qua complevit Moyses tabernaculum
- 4 Ait autem Dominus ad Moysen
- 6 Itaque cum suscepisset Moyses plaustra et boves
-11 Dixitque Dominus ad Moysen
-89 Cumq. ingrederetur Moyses tabernaculum
8- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 3 Ut præceperat Dominus Moysi
- 4 Juxta exemplum quod ostendit Do. Moysi
- 5 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-20 Feceruntque Moyses et Aaron et om. multitudo.. quæ præceperat Dominus Moysi
-22 Sicut præceperat Dominus Moysi de Levitis
-23 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
9- 1 Locutusq. est Dominus ad Moysen in deserto
- 4 Præcepitque Moyses filiis Israël ut facerent Phase
- 5 Juxta omnia quæ mandaverat Dom. Moysi
- 6 In die illo, accedentes ad Moysen et Aaron
- 8 Quib. respondit Moyses : State ut consulam
- 9 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-23 Juxta imperium ejus per manum Moysi
10- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-13 Juxta imperium Domini in manu Moysi
-29 Dixitque Moyses Hobab filio Raguël
-35 Cumque elevaretur arca, dicebat Moyses
11- 2 Cumque clamasset populus ad Moysen, oravit Moyses ad Dominum
-10 Audivit ergo Moyses flentem populum
Sed et Moysi intoleranda res visa est
-16 Et dixit Dominus ad Moysen : Congrega mihi
-21 Et ait Moyses : Sexcenta millia peditum
-24 Venit igitur Moyses, et narravit populo
-25 Auferens de spiritu qui erat in Moyse
-27 Cucurrit puer, et nuntiavit Moysi, dicens

Num. 11-28 Statim Josuë filius Nun, minister Moysi... ait : Domine mi Moyses, prohibe eos
-30 Reversusq. est Moyses, et majores natu Isr.
12- 1 Locutaq. est Maria et Aaron contra Moysen
- 2 Num per solum Moysen locutus est Dom.
- 3 Erat e. Moyses vir mitissimus super omnes
- 7 At non talis servus meus Moyses
- 8 Non timuistis detrahere servo meo Moysi
-11 Ait ad Moysen : Obsecro, domine mi
-13 Clamavitque Moyses ad Dominum, dicens
13- 2 Ibique locutus est Dom. ad Moysen, dicens
- 4 Fecit Moyses quod Dominus imperaverat
-17 Hæc sunt nomina virorum quos misit Moyses
-18 Misit ergo eos Moyses ad considerandam terram
-27 Venerunt ad Moysen et Aaron et ad o. cœt.
-31 Murmur pop. qui oriebatur contra Moysen
14- 2 Et murmurati sunt contra Moysen et Aaron
- 5 Quo audito Moyses et Aaron ceciderunt
-11 Et dixit Dominus ad Moysen : Usquequo
-13 Et ait Moyses ad Dominum : Ut audiant
-26 Locutusque est Domin. ad Moysen et Aaron
-36 Quos miserat Moyses ad contemplandam terram
-39 Locutusque est Moyses universa verba hæc
-41 Quibus Moyses : Cur, inquit, transgredimini
-44 Arca autem testamenti Domini et Moyses non recesserunt de castris
15- 1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens
-22 Quæ locutus est Dominus ad Moysen
-33 Obtulerunt eum Moysi et Aaron et universæ multitudini
-35 Dixitq. Dom. ad Moysen : Morte moriatur
-37 Dixit quoque Dominus ad Moysen
16- 2 Surrexerunt contra Moysen
- 3 Cumq. stetissent adversum Moysen et Aaron
- 4 Quod cum audisset Moyses, cecidit pronus
-12 Misit ergo Moyses ut vocaret Dathan et Abir.
-15 Iratusque Moyses valde, ait ad Dominum
-18 Quod cum fecissent, stantibus Moyse et Aaron
-20 Locutusque Dom. ad Moysen et Aaron, ait
-23 Et ait Dominus ad Moysen
-25 Surrexitque Moyses, et abiit ad Dathan
-28 Et ait Moyses : In hoc scietis quod Dominus
-36 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-40 Loquente Domino ad Moysen
-41 Murmuravit autem omnis multitudo filiorum Israël... contra Moysen et Aaron
-43 Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum
-44 Dixitque Dominus ad Moysen
-46 Dixit Moyses ad Aaron : Tolle thuribulum
-50 Reversusq. est Aaron ad Moysen ad ostium
17- 1 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens
- 6 Locutusque est Moyses ad filios Israël
- 7 Quas cum posuisset Moyses coram Domino
- 9 Protulit ergo Moyses o. virgas de conspectu
-10 Dixitq. Dominus ad Moysen : Refer virgam
-11 Fecitque Moyses sicut præceperat Dominus
-12 Dixerunt autem filii Israël ad Moysen
18-25 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
19- 1 Locutusque est Dom. ad Moysen et Aaron
20- 2 Convenerunt adversum Moysen et Aaron
- 6 Ingressusque Moyses et Aaron, dimissa multitudine
- 7 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 9 Tulit igitur Moyses virgam
-11 Cumq. elevasset Moyses manum, percutiens
-12 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron
-14 Misit interea nuntios Moyses de Cades
-23 Ubi locutus est Dominus ad Moysen
-27 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
21- 5 Locutusque contra Deum et Moysen, ait
- 7 Venerunt ad Moysen, atque dixerunt
Oravitque Moyses pro populo
- 9 Fecit ergo Moyses SERPENTEM ÆNEUM
-16 Super quo locutus est Dominus ad Moysen
-32 Misitque Moyses qui explorarent Jazer
-34 Dixitque Dominus ad Moysen : Ne timeas
25- 4 Ait ad Moysen: Tolle cunctos principes pop.
- 5 Dixitque Moyses ad judices Israël : Occidat
- 6 Vidente Moyse, et omni turba filiorum Isr.
-10 Dixitque Dominus ad Moysen
-16 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
26- 1 Dixit Dominus ad Moysen et Eleazarum
- 3 Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar
- 9 Qui surrexerunt contra Moysen et Aaron
-52 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-59 Hæc genuit... Aaron et Moysen, et Mariam
-63 Qui descripti sunt a Moyse et Eleazaro sacerdote
-64 Qui ante numerati sunt a Moyse et Aaron
27- 2 Steteruntque coram Moyse et Eleazaro
- 4 Retulitque Moyses causam car. ad judicium

Num. 27-11 Lege perpetua, sicut præcepit Dom. Moysi
-12 Dixit quoque Dominus ad Moysen
-15 Cui respond. Moyses : (-16) Provideat Do.
-22 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
28- 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen
30- 1 Narravitque Moyses filiis Israel omnia
-17 Istæ sunt leges quas constituit Dom. Moysi
31- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
- 3 Statimque Moyses, Armate, inquit, ex vobis
- 6 Quos misit Moyses cum Phinees filio Eleaz.
-12 Et adduxerunt ad Moysen et Eleazarum
-13 Egressi sunt a. Moyses et Eleazar sacerdos
-14 Iratusque Moyses principibus exercitus
-21 Quod mandavit Dominus Moysi
-25 Dixit quoque Dominus ad Moysen
-31 Feceruntque Moyses et Eleazar, sicut præceperat
-41 Tradiditque Moyses numerum primitiarum
-47 Tulit Moyses quinquagesimum caput
-48 Cumque accessissent principes exercitus ad Moysen
-51 Susceperuntque Moyses et Eleazar sacerd.
32- 2 Venerunt ad Moysen et ad Eleazarum
- 6 Quibus respondit Moyses : Numquid fratres
-20 Quibus Moyses ait : Si facitis quod promittitis
-25 Dixeruntque filii Gad et Ruben ad Moysen
-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti
-33 Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ruben
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir
33- 1 Qui egressi sunt de Ægypto per turmas suas in manu Moysi et Aaron
- 2 Quas descripsit Moyses juxta castrorum loca
-50 Ubi locutus est Dominus ad Moysen
34- 1 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens
-13 Præcepitque Moyses filiis Israel, dicens
-16 Et ait Dominus ad Moysen
35- 1 Hæc quoq. locutus est Dominus ad Moysen
- 9 Ait Do. ad Moysen : (-10) Loquere filiis Isr.
36- 1 Locutiq. sunt Moysi coram principibus Isr.
- 5 Respondit Moyses filiis Israël
-13 Quæ mandavit Dominus per manum Moysi
Deut. 1- 1 Hæc sunt verba quæ locutus est Moyses
- 3 Locutus est Moyses ad filios Israël omnia
- 5 Cœpitq. Moyses explanare legem, et dicere
4-41 Tunc separavit Moyses tres civitates trans Jordanem
-44 Ista est lex quam proposuit Moyses
-46 In terra Sehon… quem percussit Moyses
5- 1 Vocavitque Moyses omnem Israëlem
27- 1 Præcepit a. Moyses et seniores Israël
- 9 Dixeruntque Moyses et sacerdotes Levitici
-11 Præcepitq. Moyses populo in die illo dicens
29- 1 Verba fœderis quod præcepit Dom. Moysi
- 2 Vocavitque Moyses omnem Israël, et dixit
31- 1 Abiit itaque Moyses, et locutus est omnia
- 7 Vocavitque Moyses Josuë, et dixit ei
- 9 Scripsit itaq. Moyses legem hanc, et tradidit
-14 Ait Dominus ad Moysen : Ecce prope sunt
Abierunt ergo Moyses et Josuë, et steterunt
-16 Dixitque Dom. ad Moysen : Ecce tu dormies
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit
-24 Postq. ergo scripsit Moyses verba legis hujus
-30 Locutus est ergo Moyses, audiente universo cœtu Israël
32-44 Venit ergo Moyses, et locutus est om. verba
-48 Locutusq. est Dom. ad Moysen in eadem die
33- 1 Hæc est benedictio qua benedixit Moyses
- 4 Legem præcepit nobis Moyses, hæreditatem
34- 1 Ascendit ergo Moyses de campestrib. Moab
- 5 Mortuusque est ibi Moyses servus Domini
- 7 Moyses centum et viginti annorum erat
- 8 Completi s. dies planctus lugentium Moysen
- 9 Quia Moyses posuit super eum manus suas
Feceruntque sicut præcepit Dominus Moysi
-10 Non surrexit ultra propheta in Israël sicut Moyses
-12 Quæ fecit Moyses coram universo Israël
Josue. 1- 1 Et factum est post mortem Moysi servi Do.
Ad Josuë filium Nun, ministrum Moysi
- 2 Moyses servus meus mortuus est
- 3 Vobis tradam, sicut locutus sum Moysi
- 5 Sicut fui cum Moyse, ita ero tecum
- 7 Quam præcepit tibi Moyses servus meus
-13 Quem præcepit vobis Moyses famulus Do.
-14 In terra quam tradidit vobis Moyses
-15 Quam vobis dedit Moyses famulus Domini
-17 Sicut obedivimus in cunctis Moysi
Sit Do. Deus tuus tec. sicut fuit cum Moyse
3- 7 Quod sicut cum Moyse fui, ita et tecum sim
4-10 Præceperat Dominus, et dixerat ei Moyses
-12 Sicut eis præceperat Moyses
-14 Ut timerent eum, sicut timuerant Moysen
8-31 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
-31 Et scriptum est in volumine legis Moysi

Josue. 8-32 Scripsit super lapides Deuteron. legis Moysi
-33 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
-35 Nihil ex his, quæ Moyses jusserat, reliquit
9-24 Quod promisisset Dominus Deus tuus Moysi
11-12 Sicut præceperat ei Moyses famulus Domini
-15 Sicut præceperat Dominus Moysi servo suo, ita præcepit Moyses Josuë
Nec (*prœteriit*) unum quidem verbum quod jusserat Dominus Moysi
-20 Ac perirent, sicut præceperat Dom. Moysi
-23 Sicut locutus est Dominus ad Moysen
12- 6 Moyses famulus Domini et filii Israël percusserunt eos, tradiditque terram eorum Moyses in possessionem Rubenitis
13- 8 Quam tradidit eis Moyses famulus Domini
-12 Percussitque eos Moyses, atque delevit
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui
-21 Quem percussit Moyses cum principibus Madian
-24 Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus
-32 Hanc possessionem divisit Moyses
14- 2 Sicut præceperat Dominus in manu Moysi
- 3 Dederat Moyses trans Jordanem possessionem
- 5 Sicut præceperat Dom. Moysi, ita fecerunt
- 6 Nosti quid locutus sit Dominus ad Moysen
- 7 Quando misit me Moyses famulus Domini
- 9 Juravitque Moyses in die illo, dicens
-10 Ex quo locutus est Dominus verbum istud ad Moysen
17- 4 Dominus præcepit per manum Moysi
18- 7 Quas dedit eis Moyses famulus Domini
20- 2 Locutus sum ad vos per manum Moysi
21- 2 Dominus præcepit per manum Moysi
- 8 Sicut præcepit Dominus per manum Moysi
22- 2 Quæ præcepit vobis Moyses famulus Dom.
- 4 Quam tradidit vobis Moyses famulus Dom.
- 5 Quam præcepit vobis Moyses famulus Dom.
- 7 Possessionem Moyses dederat in Basan
- 9 Juxta imperium Domini in manu Moysi
23- 6 Quæ scripta sunt in volumine legis Moysi
24- 5 Misique Moysen et Aaron, et percussi
Judic. 1-16 Filii a. Cinæi cognati Moysi ascenderunt
-20 Sicut dixerat Moyses, qui delevit ex ea tres
3- 4 Utrum audiret mandata Domini quæ præceperat per manum Moysi, an non
4-11 Recesserat quondam a cæteris Cinæis fratribus suis filiis Hobab, cognati Moysi
18-30 Et Jonathan filium Gersam filii Moysi
1 Reg. 12- 6 Dominus qui fecit Moysen et Aaron
- 8 Et misit Dominus Moysen et Aaron, et eduxit
3 Reg. 2- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
8- 9 Quas posuerat in ea Moyses in Horeb
-53 Sicut locutus es per Moysen servum tuum
-56 Quæ locutus est per Moysen servum suum
4 Reg. 14- 6 Juxta quod scriptum est in libro legis Moysi
18- 4 Serpentem æneum quem fecerat Moyses
- 6 Fecitque mandata ejus quæ præceperat Dominus Moysi
-12 Quæ præceperat Moyses servus Domini
21- 8 Quam mandavit eis servus meus Moyses
23-25 In universa virtute sua, juxta omnem legem Moysi
1 Par. 6- 3 Filii Amram : Aaron, Moyses, et Maria
-49 Juxta omnia quæ præceperat Moyses
15-15 Sicut præceperat Moyses juxta verbum Do.
21-29 Quod fecerat Moyses in deserto
22-13 Quæ præcepit Dom. Moysi ut doceret Israël
23-13 Filii Amram : Aaron et Moyses
-14 Moysi q. hominis Dei filii annumerati sunt
-15 Filii Moysi : Gersom et Eliezer
26-24 Subaël autem filius Gersom, filii Moysi
2 Par. 1- 3 Quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine
5-10 Duæ tabulæ quas posuerat Moyses in Horeb
8-13 Juxta præceptum Moysi in sabbatis
23-18 Sicut scriptum est in lege Moysi
24- 6 Quæ constituta est a Moyse servo Domini
- 9 Quod constituit Moyses servus Dei
25- 4 Sicut scriptum est in libro legis Moysi
30-16 Juxta dispositionem et legem Moysi
31- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
33- 8 Cæremonias atq. judicia per manum Moysi
34-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Domini per manum Moysi
35- 6 Quæ locutus est Dominus in manu Moysi facere
-12 Sicut scriptum est in libro Moysi
1 Esdr. 3- 2 Sicut scriptum est in lege Moysi viri Dei
6-18 Sicut scriptum est in libro Moysi
7- 6 Et ipse scriba velox in lege Moysi
2 Esdr. 1- 7 Et judicia quæ præcepisti Moysi famulo tuo
- 8 Memento verbi, quod mandasti Moysi servo tuo
8- 1 Et dixerunt Esdræ scribæ ut afferret librum legis Moysi

2 Esdr. 8-14 Et invenerunt scriptum in lege, præcepisse Dominum in manu Moysi
9-14 Legem præcepisti eis in manu Moysi servi tui
10-29 Quam dederat in manu Moysi servi Dei
-34 Sicut scriptum est in lege Moysi
13- 1 In die a. illo lectum est in volumine Moysi
Tobiæ. 7-14 Ut ista conjungeretur cognationi suæ secundum legem Moysi
Judith. 4-13 Memores estote Moysi servi Domini
8-23 Sic Moyses et omnes qui placuerunt Deo
Psal. 76-21 Deduxisti sicut oves populum tuum in manu Moysi et Aaron
89- 1 Oratio Moysi hominis Dei
98- 6 Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus
102- 7 Notas fecit vias suas Moysi
104-26 Misit Moysen servum suum
105-16 Et irritaverunt Moysen in castris
-23 Si non Moyses electus ejus stetisset in confractione
-32 Et vexatus est Moyses propter eos
Eccli. 24-33 Legem mandavit Moyses in præceptis
45- 1 Dilectus Deo et hominibus Moyses
-18 Complevit Moyses manus ejus, et unxit ill.
46- 1 Fortis in bello Jesus Nave successor Moysi in prophetis
- 9 Et in diebus Moysi misericordiam fecit ipse
Isai. 63-11 Et recordatus est dierum sæculi Moysi
-12 Qui eduxit ad dexteram Moysen brachio
Jerem. 15- 1 Si steterit Moyses et Samuel coram me
Baruc. 1-20 Quæ constituit Dominus Moysi servo suo
2- 2 Secundum quæ scripta sunt in lege Moysi
-28 Sicut locutus es in manu pueri tui Moysi
Dan. 9-11 Et detestatio, quæ scripta est in libro Moysi
-13 Sicut scriptum est in lege Moysi
13- 3 Erudierunt filiam suam secundum legem Moysi
-62 Ut facerent secundum legem Moysi
Mich. 6- 4 Et misi ante faciem tuam Moysen et Aaron
Malac. 4- 4 Mementote legis Moysi servi mei
2 Mac. 1-29 Constitue populum tuum in loco sancto tuo sicut dixit Moyses
2- 4 Exiit in montem in quo Moyses ascendit
- 8 Et nubes erit, sicut et Moysi manifestabatur
-10 Sicut et Moyses orabat ad Dominum
-11 Et dixit Moyses, eo quod non sit comestum
7- 6 In protestatione cantici declaravit Moyses
-30 Non obedio præcepto regis, sed præcepto legis quæ data est nobis per Moysen
Matth. 8- 4 Et offer munus quod præcepit Moyses
17- 3 Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias
- 4 Tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum
19- 7 Quid ergo Moyses mandavit dare libellum
- 8 Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras
22-24 Dicentes : Magister, Moyses dixit : Si quis mortuus fuerit
23- 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribæ
Marc. 1-44 Quæ præcepit Moyses in testimonium illis
7-10 Moyses enim dixit : Honora patrem tuum
9- 3 Et apparuit illis Elias cum Moyse
- 4 Tibi unum, et Moysi unum, et Eliæ unum
10- 3 Dixit eis : Quid vobis præcepit Moyses ?
- 4 Moyses permisit libellum repudii scribere
12-19 Magister, Moyses nobis scripsit
-26 Quod resurgant, non legistis in libro Moysi
Luc. 2-22 Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi
5-14 Sicut præcepit Moyses, in testimonium illis
9-30 Erant autem Moyses et Elias
-33 Unum tibi, et unum Moysi, et unum Eliæ
16-29 Habent Moysen et prophetas : audiant illos
-31 Si Moysen et prophetas non audiunt
20-28 Dicentes : Moyses scripsit nobis
-37 Quia vero resurgant mortui, et Moyses ostendit secus rubum
24-27 Et incipiens a Moyse et omnibus prophetis
-44 Quæ scripta sunt in lege Moysi et prophetis
Joan. 1-17 Quia lex per Moysen data est, gratia et verit.
-45 Quem scripsit Moyses in lege, et prophetæ
3-14 Sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto
5-45 Est qui accusat vos Moyses, in quo vos speratis
-46 Si enim crederetis Moysi, crederetis forsitan et mihi
6-32 Non Moyses dedit vobis panem de cœlo
7-19 Nonne Moyses dedit vobis legem ?
-22 Propterea Moyses dedit vobis circumcisionem
Non quia ex Moyse est, sed ex patribus
-23 Ut non solvatur lex Moysi
8- 5 In lege autem Moyses mandavit nobis
9-28 Nos autem Moysi discipuli sumus
-29 Nos scimus quia Moysi locutus est Deus
Act. 3-22 Moyses quidem dixit : Quoniam Prophetam suscitabit vobis Dominus Deus

Act. 6-11 Qui dicerent se audivisse eum dicentem verba blasphemiæ in Moysen et in Deum
-14 Mutabit traditiones quas tradidit nobis Moyses
7-20 Eodem tempore natus est Moyses
-22 Et eruditus est Moyses o. sapientia Ægypt.
-29 Fugit autem Moyses in verbo isto
-31 Moyses autem videns, admiratus est visum
-32 Tremefactus autem Moyses, non audebat considerare
-35 Hunc Moysen, quem negaverunt, dicentes
-37 Hic est Moyses qui dixit filiis Israël
-40 Moyses e. hic qui eduxit nos de terra Ægypti
-44 Sicut disposuit illis Deus, loquens ad Moysen
13-38 Quibus non potuistis in lege Moysi justificari
15- 1 Nisi circumcidamini secund. morem Moysi
- 5 Præcipere quoque servare legem Moysi
-21 Moyses enim a temporibus antiquis habet
21-21 Quia discessionem doceas a Moyse eorum
26-22 Quæ prophetæ locuti sunt futura esse, et Moyses
28-23 Suadensque eis de Jesu ex lege Moysi
Rom. 5-14 Sed regnavit mors ab Adam usq. ad Moysen
9-15 Moysi enim dicit : Miserebor cujus misereor
10- 5 Moyses enim scripsit, quoniam justitiam
-19 Primus Moyses dicit : Ego ad æmulationem vos adducam in non gentem
1 Cor. 9- 9 Scriptum est e. in lege Moysi : Non alligabis
10- 2 Et omnes in Moyse baptizati sunt in nube
2 Cor. 3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israël in faciem Moysi
-13 Et non sicut Moyses ponebat velamen
-15 Cum legitur Moyses, velamen positum est
2 Tim. 3- 8 Jamnes et Mambres restiterunt Moysi
Hebr. 3- 2 Sicut et Moyses in omni domo ejus
- 3 Amplioris e. gloriæ iste præ Moyse dignus
- 5 Moyses quidem fidelis erat in tota domo ej.
-16 Qui profecti sunt ex Ægypto per Moysen
7-14 Nihil de sacerdotibus Moyses locutus est
8- 5 Sicut responsum est Moysi, cum consummaret
9-19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse
10-28 Irritam quis faciens legem Moysi
11-23 Fide Moyses, natus, occultatus est
-24 Fide Moyses grandis factus negavit se esse filium filiæ Pharaonis
12-21 Moyses dixit : Exterritus sum et tremebundus
Judæ. - 9 Cum Michaël... altercaretur de Moysi corpore
Apoc. 15- 3 Et cantantes canticum Moysi servi Dei

MUCRO.

2 Reg. 2-26 Usq. ad internecionem tuus mucro desæviet?
Jerem. 47- 6 O mucro Domini, usquequo non quiesces?
Ezech. 21-28 Mucro, mucro, evagina te ad occidendum

MUGIO.

1 Reg. 6-12 Gradiebantur, pergentes et mugientes
Job. 6- 5 Mugiet bos cum ante præsepe plenum steterit?
Sap. 17-18 Aut mugientium valida bestiarum vox
Jerem. 50-11 Quoniam effusi estis sicut vituli super herbam, et mugistis sicut tauri
51-52 Et in omni terra ejus mugiet vulneratus
Joel. 1-18 Quid... mugierunt greges armenti?

MUGITUS.

Malac. 2-13 Operiebatis lacrymis altare Domini, fletu et mugitu

MULA. *Vid.* MULUS.

MULCTA.

4 Reg. 23-33 Et imposuit mulctam terræ, centum talentis

MULCTATUS.

Prov. 21-11 Mulctato pestilente sapientior erit parvulus

MULGEO.

Job. 10-10 Nonne sicut lac mulsisti me?
Isai. 66-11 Ut mulgeatis, et deliciis affluatis

MULIEBRIS, IA.

Gen. 18-11 Et desierant Saræ fieri muliebria
Esth. 2- 3 Et accipiant mundum muliebrem et cætera
- 9 Ut acceleraret mundum muliebrem
-12 Quæ ad cultum muliebrem pertinebant
-15 Quæ non quæsivit muliebrem cultum
Ezech. 16- 7 Et pervenisti ad mundum muliebrem
23-40 Et ornata es mundo muliebri
1 Petr. 3- 7 Quasi infirmiori vasculo muliebri impartientes honorem

MULIER.

Gen. 2-22 Et ædificavit Dominus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem
3- 1 Qui dixit ad mulierem : Cur præcepit vobis
- 2 Cui respondit mulier : De fructu lignorum
- 4 Dixit a. serpens ad mulierem : Nequaquam
- 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum
-12 Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit
-13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem : Quare
-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem
-16 Mulieri quoq. dixit : Multiplicabo ærumnas
12-11 Novi quod pulchra sis mulier
-14 Viderunt Ægyptii mulierem quod esset pulchra nimis
-15 Et sublata est mulier in domum Pharaonis
14-16 Reduxitque... mulieres quoque et populum
20- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti
24- 5 Si noluerit mulier venire mecum in terram
- 8 Sin autem mulier noluerit sequi te
-11 Tempore quo solent mulieres egredi
-39 Quid si noluerit venire mecum mulier?
-44 Ipsa est mulier quam præparavit Dominus
30-13 Beatam quippe me dicent mulieres
33- 5 Vidit mulieres et parvulos earum, et ait
34- 1 Ut videret mulieres regionis illius
38-18 Ad unum igitur coïtum mulier concepit
-20 Ut reciperet pignus quod dederat mulieri
-21 Ubi est mulier quæ sedebat in bivio?
-29 Dixitque mulier : Quare divisa est propter te
39-10 Et mulier molesta erat adolescenti
-13 Cumq. vidisset mulier vestem in manibus s.
Exod. 1-19 Non sunt Hebrææ sicut Ægyptiæ mulieres
2- 7 Vis, inquit, ut vadam, et vocem tibi mulierem Hebræam
- 9 Suscepit mulier, et nutrivit puerum
3-22 Postulabit mulier a vicina sua et ab hospita
11- 2 Ut postulet... et mulier a vicina sua vasa
15-20 Egressæque sunt omnes mulieres post eam
21- 4 Mulier et liberi ejus erunt domini sui
-22 Et percusserit quis mulierem prægnantem
Subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit
-28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem
-29 Occideritque virum aut mulierem
35-22 Viri cum mulieribus præbuerunt armillas
-25 Sed et mulieres doctæ, quæ neverant, deder.
-29 Omnes viri et mulieres mente devota
36- 6 Nec vir nec mulier quidquam offerat ultra
38- 8 Fecit et labrum æneum cum basi sua de speculis mulierum
Levit. 12- 2 Mulier, si suscepto semine pepererit masc.
13-29 Vir, sive mulier, in cujus capite vel barba germinaverit lepra
-38 Vir, sive mulier, in cujus cute candor apparuerit
15-18 Mulier, cum qua coierit, lavabitur aqua
-19 Mulier quæ redeunte mense patitur fluxum
-25 Mulier quæ patitur multis diebus fluxum
18-19 Ad mulierem, quæ patitur menstrua, non accedes
-23 Mulier non succumbet jumento
19-20 Homo si dormierit cum muliere coïtu seminis
20-16 Mulier quæ succubuerit cuilibet jumento
-18 Qui coierit cum muliere in fluxu menstruo
-27 Vir, sive mulier, in quibus pythonicus
24-10 Ecce a. egressus filius mulieris Israëlitidis
26-26 Ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes
27- 4 Si mulier, triginta
Num. 5- 6 Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus
-18 Cumque steterit mulier in conspectu Domini
-22 Et respondebit mulier : Amen, amen
-26 Sic potum det mulieri aquas amarissimas
-27 Eritque mulier in maledictionem
-29 Si declinaverit mulier a viro suo, et si polluta
6- 2 Vir, sive mulier, cum fecerint votum
25- 8 Et perfodit ambos simul, virum scilicet et mulierem, in locis genitalibus
-15 Porro mulier Madianitis.. vocabatur Cozbi
30- 4 Mulier si quipp. voverit, et se constrinxerit
31- 9 Ceperuntque mulieres eorum et parvulos
-17 Mulieres, quæ noverunt viros in coïtu, jugulate
32-26 Mulieres et pecora ac jumenta relinquemus
Deut. 2-34 Interfectis.. viris ac mulieribus et parvulis
3- 6 Disperdentes... virosque ac mulieres et parvulos
17- 2 Vir aut mulier qui faciant malum
- 5 Educes virum ac mulierem, qui rem sceleratissimam perpetrarunt
20-14 Absque mulieribus et infantibus, jumentis

Deut. 21-11 Et videris in numero captivorum mulierem pulchram, et adamaveris eam
22- 5 Non induetur mulier veste virili
25- 7 Perget mulier ad portam civitatis
- 9 Accedet mulier ad eum coram senioribus
28-56 Tenera mulier et delicata, quæ sup. terram
29-18 Ne forte sit inter vos vir aut mulier
31-12 Pop. congregato, tam viris quam mulieribus
Josue. 2- 1 Ingressi sunt domum mulieris meretricis
- 4 Tollensque mulier viros, abscondit, et ait
- 8 Et ecce mulier ascendit ad eos, et ait
6-21 Quæ erant in ea, a viro usque ad mulierem
-22 Ingredimini domum mulieris meretricis
8-25 Conciderant a viro usque ad mulierem
-35 Coram... mulieribus ac parvulis et advenis
Judic. 4- 9 Quia in manu mulieris tradetur Sisara
5-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber
9-49 Ut... necarentur, viri pariter et mulieres
-51 Ad quam confugerant simul viri ac mulieres
-53 Una mulier fragmen molæ desuper jaciens
11- 1 Atque pugnator, filius mulieris meretricis
13-11 Dixit ei : Tu es qui locutus es mulieri?
-23 Cui respondit mulier : Si Dominus nos vellet occidere
14- 1 Vidensq. ibi mulierem de filiabus Philisth.
- 2 Vidi mulierem in Thamnatha de filiab. Phil.
- 3 Numquid non est mulier in filiabus fratrum
- 7 Descenditque et locutus est mulieri
-10 Descendit itaque pater ejus ad mulierem
15- 6 Combusserunt tam mulierem quam patrem
16- 1 Et vidit ibi mulierem meretricem
- 4 Post hæc amavit mulierem quæ habitabat in valle Sorec
-27 Domus a. erat plena virorum ac mulierum
19-26 At mulier, recedentibus tenebris, venit
20- 3 Levita, maritus mulieris interfectæ
21-11 Mulieres, quæ cognoverunt viros, interficite
Ruth. 1- 5 Remansitque mulier orbata duobus liberis
-19 Dicebantque mulieres : Hæc est illa Noëmi
2-10 Nosse me dignareris peregrinam mulierem
3- 8 Viditque mulierem jacentem ad pedes suos
-11 Scit enim omnis populus.. mulierem te esse virtutis
4- 5 Quando emeris agrum de manu mulieris
-11 Faciat Do. hanc mulierem... sicut Rachel
-14 Dixeruntq. mulieres ad Noëmi : Benedictus
-17 Vicinæ autem mulieres congratulantes ei
1 Reg. 1-15 Nam mulier infelix nimis ego sum
-18 Et abiit mulier in viam suam, et comedit
-23 Mansit ergo mulier, et lactavit filium suum
-26 Ego sum illa mulier quæ steti coram te hic
2-20 Reddat tibi Dominus semen de muliere hac
-22 Et quomodo dormiebant cum mulieribus
15- 3 Sed interfice a viro usque ad mulierem
-33 Sic absq. liberis erit inter mulieres mater tua
18- 6 Egressæ sunt mulieres de universis urbibus Israël
- 7 Et præcinebant mulieres ludentes
20-30 Dixit ei : Fili mulieris virum ultro rapientis
21- 4 Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus
- 5 Et dixit : Equidem, si de mulieribus agitur
22-19 Percussit in ore gladii, viros et mulieres
25- 3 Eratq. mulier illa prudentissima et speciosa
27- 9 Nec relinquebat viventem virum et mulierem
-11 Virum et mulierem non vivificabat David
28- 7 Quærite mihi mulierem habentem python.
Est mulier pythonem habens in Endor
- 8 Veneruntque ad mulierem nocte, et ait illi
- 9 Et ait mulier ad eum : Ecce tu nosti quanta fecerit Saül
-11 Dixitque ei mulier : Quem suscitabo tibi?
-12 Cum autem vidisset mulier Samuelem, exclamavit
-21 Ingressa est itaque mulier illa ad Saül
-23 Coëgerunt autem eum servi sui et mulier
-24 Mulier a. illa habebat vitulum pascualem
30- 2 Et captivas duxerant mulieres ex ea
2 Reg. 1-26 Et amabilis super amorem mulierum
3- 8 Requisisti in me quod argueres pro muliere
6-19 Partitus est... tam viro quam mulieri
11- 2 Viditque mulierem se lavantem, ex adverso super solarium suum : erat autem mulier pulchra valde
- 3 Misit ergo rex, et requisivit quæ esset mulier
-21 Nonne mulier misit super eum fragmen
14- 2 Tulit inde mulierem sapientem
Ut sis quasi mulier jam plurimo tempore lugens mortuum
- 4 Itaq. cum ingressa fuisset mulier Thecuitis
- 5 Respondit : Heu, mulier vidua ego sum
- 8 Et ait rex ad mulierem : Vade in domum t.
- 9 Dixitque mulier Thecuitis ad regem
-12 Dixit ergo mulier : Loquatur ancilla tua
-13 Dixit mulier : Quare cogitasti hujuscemodi

2 *Reg.* 14-18 Rex dixit ad mulierem : Ne abscondas a me verbum
Dixitque ei mulier : Loquere, domine mi
-19 Respondit mulier,et ait : Per salutem animæ
15-16 Dereliquit rex decem mulieres concubinas
17-19 Tulit a. mulier, et expandit velamen sup. os
-20 Ad mulierem dixerunt : Ubi est Achimaas et Jonathas ? Et respondit eis mulier : Transierunt festinanter
20- 3 Tulit decem mulieres concubinas
-16 Et exclamavit mulier sapiens de civitate
-21 Ait mulier ad Joab : Ecce caput ej. mittetur
3 *Reg.* 3-16 Tunc venerunt duæ mulieres meretrices
-17 Ego et mulier hæc habitabamus in domo
-19 Mortuus est a. filius mulieris hujus nocte
-26 Dixit autem mulier, cujus filius erat vivus
7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali
11- 1 Rex autem Salomon adamavit mulieres alienigenas multas
- 3 Et averterunt mulieres cor ejus
- 4 Depravatum est cor ejus per mulieres
-26 Cujus mater erat nomine Sarva, mulier vidua
17- 9 Præcepi e. ibi mulieri viduæ ut pascat te
-10 Apparuit ei mulier vidua colligens ligna
-24 Dixitque mulier ad Eliam : Nunc in isto cognovi
4 *Reg.* 4- 1 Mulier autem quædam de uxoribus prophetarum clamabat
- 5 Ivit itaque mulier, et clausit ostium super se
- 8 Erat a. ibi mulier magna quæ tenuit eum
-17 Et concepit mulier, et peperit filium
6-26 Mulier quædam exclamavit ad eum, dicens
-28 Mulier ista dixit mihi : Da filium tuum
8- 1 Eliseus autem locutus est ad mulierem
- 3 Reversa est mulier de terra Philisthiim
- 5 Apparuit mulier, cujus vivificaverat filium
Hæc est mulier, et hic est filius ejus
- 6 Et interrogavit rex mulierem : quæ narravit
23- 7 Pro quibus mulieres texebant quasi domunculas luci
1 *Par.* 16- 3 Et divisit universis per singulos, a viro usque ad mulierem, tortam panis
2 *Par.* 2-14 Filium mulieris de filiabus Dan
15-13 Moriatur... a viro usque ad mulierem
28- 8 Ceperuntque... ducenta millia mulierum
1 *Esdr.* 10- 1 Cœtus grandis nimis virorum et mulierum
-44 Et fuerunt ex eis mulieresquæ pepererant
2 *Esdr.* 8- 2 Coram multitudine virorum et mulierum
- 3 In conspectu virorum et mulierum et sap.
13-26 Et ipsum ergo duxerunt ad peccatum mulieres alienigenæ
Tobiæ. 6- 8 Fumus ejus extricat omne genus dæmoniorum, sive a viro, sive a muliere
Judith. 4- 8 Et humiliaverunt animas suas in jejuniis et orationibus, ipsi et mulieres eorum
8-29 Quoniam mulier sancta es, et timens Deum
9- 3 Et dedisti mulieres illorum in prædam
10-18 Hebræor. qui tam decoras mulieres habent
11-19 Non est talis mulier super terram in aspectu
13-23 Benedicta es tu... præ omnibus mulieribus
14-16 Una mulier Hebræa fecit confusionem
15-15 Et omnes populi gaudebant cum mulieribus
Esth. 1-17 Egredietur e. sermo reginæ ad o. mulieres
2- 3 Qui est præpositus et custos mulierum reg.
-17 Adamavit eam rex plus quam omn. mulieres
Habuitque gratiam et misericordiam coram eo super omnes mulieres
3-13 Ut occiderent..parvulos et mulieres, uno die
4-11 Quod sive vir, sive mulier, non vocatus
Job. 2-10 Quasi una de stultis mulieribus locuta es
14- 1 Homo natus de muliere, brevi vivens temp.
15-14 Et ut justus appareat natus de muliere
25- 4 Aut apparere mundus natus de muliere
31- 9 Si deceptum est cor meum super muliere
42-15 Non sunt autem inventæ mulieres speciosæ
Prov. 2-16 Ut eruaris a muliere aliena et ab extranea
5- 2 Ne attendas fallaciæ mulieris
-18 Et lætare cum muliere adolescentiæ tuæ
6-24 Ut custodiant te a muliere mala
-26 Mulier autem viri pretiosam animam capit
-29 Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui
7- 5 Ut custodiat te a muliere extranea
-10 Ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio
9-13 Mulier stulta et clamosa, plenaq. illecebris
11-16 Mulier gratiosa inveniet gloriam
-22 Circulus aureus in naribus suis, mulier pulchra et fatua
12- 4 Mulier diligens, corona est viro suo
14- 1 Sapiens mulier ædificat domum suam
18-22 Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum
Qui expellit mulierem bonam, expellit bon.
19-13 Tecta jugiter perstillantia, litigiosa mulier

Prov. 21- 9 Melius est sedere in angulo domatis, quam cum muliere litigiosa
25-24 Melius est sedere in angulo domatis, quam cum muliere litigiosa
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris,et litigiosa mulier comparantur
30-20 Talis est et via mulieris adulteræ
-23 Per odiosam mulierem cum in matrimonio fuerit assumpta
31- 3 Ne dederis mulieribus substantiam tuam
-10 Mulierem fortem quis inveniet ?
-30 Mulier timens Dominum ipsa laudabitur
Eccle. 7-27 Et inveni amariorem morte mulierem
-29 Unum reperi, mulierem ex omnibus non inveni
Cant. 1- 7 Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres
5- 9 Qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulcherrima mulierum ?
-17 Quo abiit dilectus tuus, o pulcherrima mulierum ?
Sap. 3-12 Mulieres eorum insensatæ sunt
Eccli. 7-21 Noli discedere a muliere sensata et bona
-28 Mulier si est tibi secundum animam tuam
9- 1 Non zeles mulierem sinus tui
- 2 Non des mulieri potestatem animæ tuæ
- 3 Ne respicias mulierem multivolam
- 8 Averte faciem tuam a muliere compta
- 9 Propter speciem mulieris multi perierunt
-10 Omnis mulier quæ est fornicaria... conculcabitur
-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati
-12 Cum aliena muliere ne sedeas omnino
10-22 Non est creata.. iracundia nationi mulierum
15- 2 Et quasi mulier a virginitate suscipiet illum
19- 2 Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes
23-32 Sic et mulier omnis relinquens virum suum
25- 2 Et vir et mulier bene sibi consentientes
-11 Beatus qui habitat cum muliere sensata
-17 Omnis malitia, nequitia mulieris
-19 Omnem nequitiam, et non nequitiam mulieris
-23 Et non est ira super iram mulieris
Quam habitare cum muliere nequam
-26 Brevis omnis malitia super malitiam mulieris
-27 Sic mulier linguata homini quieto
-28 Ne respicias in mulieris speciem, et non concupiscas mulierem in specie
-29 Mulieris ira, et irreverentia, et confusio
-30 Mulier si primat. habeat, contraria est viro
-31 Facies tristis et plaga cordis, mulier nequam
-32 Mulier quæ non beatificat virum suum
-33 A muliere initium factum est peccati
-34 Nec mulieri nequam veniam prodeundi
26- 1 Mulieris bonæ beatus vir
- 2 Mulier fortis oblectat virum suum
- 3 Pars bona, mulier bona
- 8 Dolor cordis et luctus, mulier zelotypa
- 9 In muliere zelotypa flagellum linguæ
-10 Sicut boum jugum, quod movetur, ita et mulier nequam
-11 Mulier ebriosa, ira magna
-12 Fornicatio mulieris in extollentia oculorum
-16 Gratia mulieris sedulæ delectabit virum s.
-18 Mulier sensata et tacita , non est immutatio
-19 Gratia super gratiam, mulier sancta et pudorata
-21 Sic mulieris bonæ species in ornamentum
-23 Pedes firmi super plantas stabilis mulieris
-24 Mandata Dei in corde mulieris sanctæ
28-19 Lingua tertia mulieres viratas ejecit
33-20 Filio et mulieri, fratri et amico, non des potestatem
36-23 Omnem masculum excipiet mulier ?
-24 Species mulieris exhilarat faciem viri sui
-26 Qui possidet mulierem bonam, inchoat
-27 Ubi non est mulier, ingemiscit egens
37-12 Cum muliere (*tracta*) de ea quæ æmulatur
40-19 Super hæc mulier immaculata computabitur
-23 Et super utrosque mulier cum viro
41-25 A respectu mulieris fornicariæ
-27 Ne respicias mulierem alieni viri
42- 6 Super mulierem nequam bonum est signum
-12 In medio mulierum noli commorari
-13 A muliere iniquitas viri (*procedit*)
-14 Melior est enim iniquitas viri, quam mulier benefaciens, et mulier confundens in opprobrium
47-21 Et inclinasti femora tua mulieribus
48-21 Doluerunt quasi parturientes mulieres
Isai. 3-12 Et mulieres dominatæ sunt eis
4- 1 Et apprehendent septem mulieres virum unum

Isai. 19-16 In die illa erit Ægyptus quasi mulieres
27-11 Mulieres venientes, et docentes eam
32- 9 Mulieres opulentæ, surgite, et audite vocem
45-10 Væ qui dicit patri : Quid generas ? et mulieri : Quid parturis ?
49-15 Numquid oblivisci potest mulier infantem s.
54- 6 Quia ut mulierem derelictam et mœrentem spiritu vocavit te Dominus
Jerem. 3- 1 Non polluta et contaminata erit mulier illa
- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi
-20 Sed quomodo si contemnat mulier amatorem suum
6-11 Vir enim cum muliere capietur
7-18 Et mulieres conspergunt adipem
8-10 Propterea dabo mulieres eorum exteris
9-20 Audite ergo, mulieres, verbum Domini
13-21 Numquid non dolores apprehendent te, quasi mulierem parturientem ?
35- 8 Nos et mulieres nostræ, filii et filiæ nostræ
38-22 Ecce omnes mulieres quæ remanserunt
40- 7 Et quod commendasset ei viros et mulieres
41-16 Mulieres, et pueros, et eunuchos
43- 6 Viros, et mulieres, et parvulos
44- 7 Ut intereat ex vobis vir et mulier
-15 Et univ. mulieres quarum stabat multitudo
-20 Adversum viros et adversum mulieres
-24 Dixit a. Jeremias.. et ad universas mulieres
48-41 Et erit cor fortium Moab in die illa, sicut cor mulieris parturientis
49-22 In die illa, quasi cor mulieris parturientis
50-37 Et erunt quasi mulieres
51-22 Et collidam in te virum et mulierem
-30 Et facti sunt quasi mulieres
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum ?
4-10 Manus mulierum misericordium coxerunt filios suos
5-11 Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines
Baruc. 6-27 Similiter et mulieres eorum decerpentes
-29 Quia mulieres apponunt diis argenteis
-42 Mulieres autem circumdatæ funibus in viis sedent
Ezech. 8-14 Ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem
9- 6 Mulieres interficite usque ad internecionem
16-30 Cum facias o. hæc opera mulieris meretricis
-32 Sed quasi mulier adultera, quæ super virum suum inducit alienos
-34 Factumque est in te contra consuetudinem mulierum in fornicationibus tuis
-41 Et facient in te judicia in oculis mulierum
18- 6 Et ad mulierem menstruatam non accesserit
23- 2 Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
-10 Et factæ sunt famosæ mulieres
-44 Et ingressi sunt ad eam quasi ad mulierem meretricem : sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam, mulieres nefarias
-48 Et discent omnes mulieres ne faciant secundum scelus earum
Dan. 14-19 Video vestigia virorum et mulierum
Osee. 3- 1 Et dilige mulierem dilectam amico et adulteram
Mich. 2- 9 Mulieres pop. mei ejecistis de domo deliciar.
Nahum. 3-13 Ecce populus tuus mulieres in medio tui
Zach. 5- 7 Et ecce mulier una sedens in medio amph.
- 9 Et vidi : et ecce duæ mulieres egredientes
12-12 Familiæ domus David seorsum, et mulieres eorum seorsum
-13 Nathan seorsum,et mulieres eorum seorsum
Levi seorsum, et mulieres eorum seorsum
Semei seorsum, et mulieres eorum seorsum
-14 Familiæ seorsum, et mulieres eorum seors.
14- 2 Vastabuntur domus, et mulieres violabuntur
1 *Mac.* 1-27 Speciositas mulierum immutata est
-34 Et captivas duxerunt mulieres : et natos
-63 Et mulieres quæ circumcidebant filios suos
2-30 Ibi ipsi, et filii eorum, et mulieres eorum
2 *Mac.* 3-19 Accinctæque mulieres ciliciis pectus
5-13 Fiebant... et mulierum et natorum exterminia
-24 Præcipiens ei..mulieres ac juvenes vendere
6- 4 Sacratisque ædibus mulieres se ultro ingerebant
-10 Duæ enim mulieres delatæ sunt natos suos circumcidisse
12-21 Timotheus præmisit mulieres et filios
Matth. 5-28 Qui viderit mulierem ad concupiscendum
9-20 Et ecce mulier quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis
-22 Et salva facta est mulier ex illa hora
11-11 Non surrexit inter natos mulierum major
13-33 Quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus
14-21 Exceptis mulieribus et parvulis
15-22 Et ecce mulier Chananæa a finib. illis egressa
-28 Ait illi : O mulier, magna est fides tua

Matth. 15-38 Erant a. qui manducaverunt, quatuor millia hominum, extra parvulos et mulieres
22-27 Novissime a. omnium et mulier defuncta est
26- 7 Accessit ad eum mulier habens alabastrum
-10 Ait illis : Quid molesti estis huic mulieri?
27-55 Erant autem ibi mulieres multæ a longe
28- 5 Respondens a. Angelus, dixit mulieribus
Marc. 5-25 Et mulier quæ erat in profluvio sanguinis
-33 Mulier vero timens ac tremens... venit
7-25 Mulier enim statim ut audivit de eo
-26 Erat enim mulier gentilis, Syrophœnissa
12-22 Novissima omnium defuncta est et mulier
14- 3 Venit mulier habens alabastrum unguenti
15-40 Erant aut. et mulieres de longe aspicientes
Luc. 1-28 Dominus tecum : Benedicta tu in mulieribus
-42 Et dixit : Benedicta tu inter mulieres
4-26 In Sarepta Sidoniæ, ad mulierem viduam
7-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est
-37 Ecce mulier quæ erat in civitate peccatrix
-39 Quæ, et qualis est mulier, quæ tangit eum
-44 Et conversus ad mulierem, dixit Simoni : Vides hanc mulierem?
-50 Dixit a. ad mulierem : Fides tua te salv. fecit
8- 2 Mulieres aliquæ, quæ erant curatæ a spirit.
-43 Et mulier quædam erat in fluxu sanguinis
-47 Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit
10-38 Et mulier quædam Martha nomine excepit
11-27 Extollens vocem quædam mulier de turba
13-11 Et ecce mulier quæ habebat spiritum infirmitatis
-12 Ait illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate tua
-21 Simile est fermento quod acceptum mulier abscondit in farinæ sata tria
15- 8 Aut quæ mulier habens drachmas decem
20-32 Novissime omnium mortua est et mulier
22-57 Negavit eum, dicens: Mulier, non novi illum
23-27 Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum
-49 Et mulieres quæ secutæ eum erant a Galilæa
-55 Subsecutæ autem mulieres quæ cum eo venerant
24-22 Mulieres quædam ex nostris terruerunt nos
-24 Et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt
Joan. 2- 4 Dicit ei Jesus : Quid mihi et tibi est, mulier?
4- 7 Venit mulier de Samaria haurire aquam
- 9 Dicit ergo ei mulier illa Samaritana : Quomodo tu, Judæus cum sis, bibere a me poscis, quæ sum mulier Samaritana?
-11 Dicit ei mulier : Domine, neque in quo haurias habes
-15 Dicit ad eum mulier : Domine, da mihi hanc aquam
-17 Respondit mulier, et dixit: Non habeo virum
-19 Dicit ei mulier : Domine, video quia propheta es tu
-21 Mulier, crede mihi, quia venit hora
-25 Dicit ei mulier: Scio quia Messias venit
-27 Et mirabantur quia cum muliere loquebatur
-28 Reliquit ergo hydriam suam mulier, et abiit
-39 Propter verbum mulieris testimonium perhibentis
-42 Et mulieri dicebant : Quia jam non propter tuam loquelam credimus
8- 3 Adducunt autem Scribæ et Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam
- 4 Magister, hæc mulier modo deprehensa est
- 9 Remansit solus Jesus, et mulier in medio
-10 Dixit ei: Mulier, ubi sunt qui te accusabant?
16-21 Mulier, cum parit, tristitiam habet
19-26 Dicit matri suæ : Mulier, ecce filius tuus
20-13 Dicunt ei illi : Mulier, quid ploras?
-15 Dicit ei Jesus : Mulier, quid ploras?
Act. 1-14 Cum mulieribus et Maria matre Jesu
5- 8 Dic mihi, mulier, si tanti agrum vendidistis
-14 Magis autem augebatur credentium in Domino multitudo virorum ac mulierum
8- 3 Per domos intrans, et trahens viros ac mulieres
-12 Baptizabantur viri ac mulieres
9- 2 Si quos invenisset hujus viæ viros ac mulieres
13-50 Judæi a. concitaverunt mulieres religiosas
16- 1 Timotheus, filius mulieris Judææ fidelis
-13 Et sedentes loquebamur mulieribus
-14 Et quædam mulier nomine Lydia
17- 4 Multitudo magna et mulieres nobiles non paucæ
-12 Et multi quidem crediderunt ex eis, et mulierum gentilium honestarum
-34 Et mulier nomine Damaris, et alii cum eis
22- 4 Et tradens in custodia viros ac mulieres
Rom. 7- 2 Nam quæ sub viro est mulier, vivente viro
1 Cor. 7- 1 Bonum est homini mulierem non tangere

1 Cor. 7- 4 Mulier sui corporis potestatem non habet Vir sui corp. potest. non habet, sed mulier
-13 Si qua mulier fidelis habet virum infidelem
-14 Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem
-16 Unde e. scis, mulier, si virum salvum facies Unde scis, vir, si mulierem salvam facies?
-34 Et mulier innupta, et virgo, cogitat quæ Domini sunt
-39 Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit
9- 5 Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi
11- 3 Caput autem mulieris, vir : caput vero Christi, Deus
- 5 Omnis autem mulier orans aut prophetans
- 6 Nam si non velatur mulier, tondeatur Si vero turpe est mulieri tonderi aut decalv.
- 7 Mulier autem gloria viri est
- 8 Non e. vir ex muliere est, sed mulier ex viro
- 9 Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum
-10 Ideo debet mulier potestatem habere supra
-11 Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro, in Domino
-12 Sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem
-13 Decet mulierem non velatam orare Deum?
-15 Mulier vero si comam nutriat, gloria est illi
14-34 Mulieres in Ecclesiis taceant
-35 Turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia
Galat. 4- 4 Misit Deus Filium suum, factum ex muliere
Ephes. 5-22 Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Dom.
-23 Quoniam vir caput est mulieris
-24 Ita et mulieres viris suis in omnibus
Colos. 3-18 Mulieres, subditæ estote viris, sicut oportet
1 Tim. 2- 9 Similiter et mulieres in habitu ornato
-10 Sed quod decet mulieres, promittentes
-11 Mulier in silentio discat cum omni subject.
-12 Docere autem mulieri non permitto
-14 Mulier a. seducta in prævaricatione fuit
3-11 Mulieres similiter pudicas, non detrahentes
Hebr. 11-35 Acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos
1 Petr. 3- 1 Similiter et mulieres subditæ sint viris suis Per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant
- 5 Sic enim aliquando et sanctæ mulieres
Apoc. 2-20 Quia permittis mulierem Jezabel... docere
9- 8 Et habebant capillos sicut capillos mulierum
12- 1 Mulier amicta sole, et luna sub pedibus ej.
- 4 Draco stetit ante mulierem quæ erat paritura
- 6 Et mulier fugit in solitudinem
-13 Persecutus est mulierem quæ peperit masc.
-14 Et datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ magnæ
-15 Et misit serpens ex ore suo post mulierem
-16 Et adjuvit terra mulierem, et aperuit terra os
-17 Et iratus est draco in mulierem : et abiit
14- 4 Qui cum mulieribus non sunt coinquinati
17- 3 Et vidi mulierem sedentem super bestiam
- 4 Mulier erat circumdata purpura et coccino
- 6 Et vidi mulierem ebriam de sanguine sanctorum
- 7 Ego dicam tibi sacramentum mulieris
- 9 Sept. montes sunt, super quos mulier sedet
-18 Et mulier, quam vidisti, est civitas magna

MULIERCULÆ.

2 Tim. 3- 6 Et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis

MULSUM.

2 Esdr. 8-10 Ite, comedite pinguia, et bibite mulsum

MULTICOLORIA.

Ezech. 16-13 Et ornata es... polymito et multicoloribus
-18 Et sumpsisti vestimenta tua multicoloria

MULTIFARIAM.

Ezech. 27-24 Ipsi negotiatores tui multifariam involucris hyacinthi
Hebr. 1- 1 Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus

MULTIFORMIS.

Ephes. 3-10 Multiformis sapientia Dei
1 Petr. 4-10 Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ

MULTIGENA.

Sap. 4- 3 Multigena autem impiorum multitudo non erit utilis

MULTILOQUIUM.

Prov. 10-19 In multiloquio non deerit peccatum
Matth. 6- 7 Putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur

MULTIPLEX.

Josue. 22- 8 Cum... ære ac ferro et veste multiplici
Job. 5-25 Scies quoq. quoniam multiplex erit semen t
8- 2 Et spiritus multiplex sermones oris tui
11- 6 Et quod multiplex esset lex ejus
Psal. 67-18 Currus Dei decem millibus multiplex
Sap. 7-22 Est enim in illa spiritus intelligentiæ, sanctus, unicus, multiplex, subtilis
Ezech. 27-27 Et multiplex instrumentum tuum, nautæ tu
Dan. 12- 4 Pertransibunt, et multiplex erit scientia
Osee. 8-12 Scribam ei multiplices leges meas

MULTIPLICATIO.

Prov. 29- 2 In multiplicatione justor. lætabitur vulgus
-16 In multiplicatione impiorum multiplicabuntur scelera
Eccli. 1- 7 Et multiplicationem ingressus illius quis intellexit?

MULTIPLICITER.

Psal. 62- 2 Quam multipliciter tibi caro mea
Sap 12-22 Inimicos nostros multipliciter flagellas
Eccli. 3-24 In supervacuis rebus noli scrutari multipliciter

MULTIPLICO.

Gen. 1-22 Crescite et multiplicamini, et replete aqua maris
Avesque multiplicentur super terram
-28 Crescite, et multipl. camini, et replete terr
3-16 Multiplicabo ærumnas tuas et conceptus t.
6- 1 Cumque cœpissent homines multiplicari
7-17 Et multiplicatæ sunt aquæ, et elevaverunt
8-17 Crescite et multiplicamini super eam
9- 1 Crescite, et multiplicamini, et replete terran
- 7 Vos autem crescite et multiplicamini
16-10 Multiplicans, inquit, multiplicabo semen t
17- 2 Et multiplicabo te vehementer nimis
-20 Et augebo et multiplicabo eum valde
18-20 Clamor Sodomorum... multiplicatus est
22-17 Et multiplicabo semen tuum sicut stellas
26- 4 Et multiplicabo semen tuum sicut stellas
-24 Multiplicabo semen tuum propter servum
28- 3 Et crescere te faciat, atque multiplicet
35-11 Ego D. omnipotens, cresce, et multiplicare
39- 5 Multiplicavit tam in ædibus quam in agris
47-27 Auctusque est, et multiplicatus nimis
48- 4 Multiplicabo, et faciam te in turbas popul
-19 Iste quid. erit in populos, et multiplicabitu
Exod. 1- 7 Et quasi germinantes multiplicati sunt
-10 Opprimamus eum, ne forte multiplicetur
-12 Tanto magis multiplicabantur, et crescebant
7- 3 Et multiplicabo signa et ostenta mea
32-13 Multiplicabo semen vestrum sicut stellas
Levit. 26- 9 Multiplicabimini, et firmabo pactum meun
Deut. 1-10 Quia Dominus Deus vester multiplicavit vo
6- 3 Et bene sit tibi, et multipliceris amplius
7-13 Et diliget te ac multiplicabit, benedicetqu
-22 Ne forte multiplicentur contra te bestiæ
8- 1 Ut possitis vivere, et multiplicemini
10-22 Et ecce nunc multiplicavit te Dominus Deu
11-21 Ut multiplicentur dies tui, et filiorum tuor
13-17 Multiplicetque te sicut juravit patribus tui
17-16 Non multiplicabit sibi equos, nec reducet
28-63 Bene vobis faciens, vosque multiplicans
30-16 Et vivas, atque multiplicet te, benedicatqu
Josue. 24- 3 Multiplicavitque semen ejus
1 Reg. 1-12 Cum illa multiplicaret preces coram Dom
2- 3 Nolite multiplicare loqui sublimia
7- 2 Multiplicati sunt dies
2 Reg. 14-11 Ut non multiplicentur proximi sanguinis
22-36 Et mansuetudo tua multiplicavit me
4 Reg. 21- 6 Et fecit pythones, et aruspices multiplicavi
1 Par. 4-38 In domo affinitatum suarum multiplicat sunt vehementer
23-17 Porro filii Rohobia multiplicati sunt nimis
27-23 Ut multiplicaret Israël quasi stellas cœli
1 Esdr. 9- 6 Quon. iniquitates nostræ multiplicatæ sun
2 Esdr. 9-23 Multiplicasti filios eorum sicut stellas cœli
-37 Et fruges ejus multiplicantur regibus
Judith. 5- 9 Per quadring. annos sic multiplicati sunt
Job. 8- 7 Et novissima tua multiplicentur nimis
9-17 Multiplicabit vulnera mea etiam sine caus
10-17 Et multiplicas iram tuam adversum me
12-23 Qui multiplicat gentes et perdit eas
27-14 Si multiplicati fuerint filii ej., in gladio erun
29-18 Et sicut palma multiplicabo dies
35- 6 Et si multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ
-16 Et absque scientia verba multiplicat
40-22 Numquid multiplicabit ad te preces
Psal. 3- 2 Do., quid multiplicati sunt qui tribulant me

Psal. 4- 8 A fructu frumenti... multiplicati sunt
11- 9 Secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum
15- 4 Multiplicatæ sunt infirmitates eorum
17-15 Fulgura multiplicavit, et conturbavit eos
24-17 Tribulationes cordis mei multiplicatæ sunt
-19 Respice inimicos meos quoniam multiplicati sunt
35- 8 Multiplicasti misericordiam tuam, Deus
37-20 Et multiplicati sunt qui oderunt me inique
39- 6 Multiplicati sunt super numerum
-13 Multiplicatæ sunt super capillos capitis mei
48-17 Et cum multiplicata fuerit gloria domus ej.
64-10 Inebriasti eam : multiplicasti locupletare
-11 Rivos ej. inebria, multiplica genimina ejus
68- 5 Multiplicati sunt super capillos capitis mei
70-21 Multiplicasti magnificentiam tuam
91-13 Sicut cedrus Libani multiplicabitur
-15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi
105-29 Multiplicata est in eis ruina
106-38 Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis
118-69 Multiplicata est super me iniquitas superb.
137- 3 Multiplicabis in anima mea virtutem
138-18 Et super arenam multiplicabuntur
Prov. 4-10 Ut multiplicentur tibi anni vitæ
9-11 Per me enim multiplicabuntur dies tui
13-11 Paulatim colligitur manu, multiplicabitur
28-28 Cum illi perierint, multiplicabuntur justi
29-16 In multiplicatione impiorum multiplicabuntur scelera
Eccle. 10-14 Stultus verba multiplicat. Ignorat homo
Eccli. 6- 5 Verbum dulce multiplicat amicos
16- 1 Ne jucunderis in filiis impiis, si multiplicentur
23- 3 Ne adincrescant... et multiplicentur delicta
24-36 Qui multiplicat quasi Jordanis in tempore messis
34-10 Qui autem in multis factus est, multiplicat malitiam
35- 1 Qui conservat legem, multiplicat oblationem
40-15 Nepotes impior. non multiplicabunt ramos
Isai. 1-15 Et cum multiplicaveritis orationem
6-12 Et multiplicabitur quæ derelicta fuerat
9- 3 Multiplicasti gentem, et non magnificasti
- 7 Multiplicabitur ejus imperium
22- 9 Scissuras... videbitis, quia multiplicatæ sunt
40-29 Fortitudinem et robur multiplicat
51- 2 Et benedixi ei, et multiplicavi eum
57- 9 Et multiplicasti pigmenta tua
59-12 Multiplicatæ sunt enim iniquitates nostræ
66-16 Et multiplicabuntur interfecti a Domino
Jerem. 2-22 Si... multiplicaveris tibi herbam borith
3-16 Cumque multiplicati fueritis, et creveritis
5- 6 Quia multiplicatæ sunt prævaricationes eor.
15- 8 Multiplicatæ sunt mihi viduæ ejus
23- 3 Ad rura tua : et crescent et multiplicabuntur
29- 6 Et multiplicamini ibi, et nolite esse pauci
30-19 Multiplicabo eos, et non minuentur
33-22 Sic multiplicabo semen David servi mei
46-11 Frustra multiplicas medicamina, sanitas non erit tibi
-16 Multiplicavit ruentes, ceciditq. vir ad prox.
-23 Multiplicati sunt super locustas
51-16 Dante eo vocem, multiplicantur aquæ in cœlo
Baruc. 2-34 Multiplicabo eos, et non minorabuntur
Ezech. 16- 7 Multiplicatam quasi germen agri dedi te : et multiplicata es, et grandis effecta
-25 Et multiplicasti fornicationes tuas
-26 Multiplicasti fornicationem tuam
-29 Multiplicasti fornicationem tuam in terra
21-15 Et corde tabescere, et multiplicat ruinas
22-25 Viduas ejus multiplicaverunt in medio illius
23-19 Multiplicavit enim fornicationes suas
28- 5 In negotiatione tua multiplicasti tibi fortitudinem
31- 5 Et multiplicata sunt arbusta ejus
36-10 Et multiplicabo in vobis homines
-11 Multiplicabuntur, et crescent
-29 Vocabo frumentum, et multiplicabo illud
-30 Et multiplicabo fructum ligni et genimina
-37 Multiplicabo eos sicut gregem hominum
37-26 Fundabo eos, et multiplicabo, et dabo sanct.
Dan. 3-36 Pollicens quod multiplicares semen eorum
-98 Pax vobis multiplicetur
6-25 Pax vobis multiplicetur
11-39 Et multiplicabit gloriam, et dabit eis potest.
Osee. 2- 8 Vinum, et oleum, et argentum multiplicavi
8-11 Quia multiplicavit Ephraïm altaria ad pecc.
-14 Et Judas multiplicavit urbes munitas
10- 1 Secundum multitudinem fructus sui multiplicavit altaria
12- 1 Tota die mendac. et vastitatem multiplicat
-10 Et ego visionem multiplicavi
Joel. 3-13 Quia multiplicata est malitia eorum
Amos. 4- 4 Ad Galgalam, et multiplicate prævaricat.
Nahum. 3-15 Multiplicare ut locusta
Habac. 2- 6 Et dicetur : Væ ei qui multiplicat non sua
Zach. 10- 8 Et multiplicabo eos sicut ante fuerant multiplicati
1 *Mac.* 1-10 Et multiplicata sunt mala in terra
-42 Multiplicata est ignominia ejus
3-42 Et vidit Judas... quia multiplicata sunt mala
4-35 Ut multiplicati rursus venirent in Judæam
14-15 Glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum
2 *Mac.* 9-16 Ornaturum, et sancta vasa multiplicaturum
Act. 6- 7 Multiplicabatur numerus discipulorum
7-17 Crevit popul. et multiplicatus est in Ægypto
12-24 Verbum a. Do. crescebat, et multiplicabatur
2 *Cor.* 9-10 Et multiplicabit semen vestrum, et augebit
1 *Thes.* 3-12 Vos autem Dominus multiplicet
Hebr. 6-14 Benedicam te, et multiplicans multiplicabo
1 *Petr.* 1- 2 Gratia vobis, et pax multiplicetur

MULTITUDO.

Gen. 16-10 Et non numerabitur præ multitudine
32-12 Quæ præ multitudine numerari non potest
36- 7 Nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum præ multitudine gregum
48-16 Et crescant in multitudinem super terram
Exod. 12- 6 Immolabitque eum universa multitudo filiorum Israël
15- 7 Et in multitudine gloriæ tuæ deposuisti adversarios tuos
16- 1 Et venit omnis multitudo filiorum Israël
- 3 Ut occideretis omnem multitudinem fame
-22 Venerunt a. omnes principes multitudinis
17- 1 Igitur profecta o. multitudo filiorum Israël
19-21 Et pereat ex eis plurima multitudo
35-20 Egressaque omnis multitudo filiorum Israël
Levit. 4-21 Quia est pro peccato multitudinis
9- 5 Ubi cum omnis multitudo astaret
-23 Apparuitq. gloria Domini omni multitudini
10-17 Ut portetis iniquitatem multitudinis
16- 5 Suscipietq. ab univ. multitudine filior. Isr.
24-16 Lapidibus opprimet eum omnis multitudo
Num. 1-16 Hi nobilissimi principes multitudinis
-17 Quos tulerunt... cum omni vulgi multitudine
-53 Ne fiat indignatio super multitudinem filiorum Israel
3- 7 Quidquid ad cultum pertinet multitudinis
8- 9 Convocata omni multitudine filiorum Isr.
-20 Aaron et omnis multitudo filiorum Israël
10- 2 Quibus convocare possis multitudinem
- 4 Venient ad te... capita multitudinis Israël
-36 Revertere, Domine, ad multitudinem exercitus Israël
11-12 Numquid ego concepi omnem hanc multitudinem
-13 Unde mihi carnes ut dem tantæ multitudini?
-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur
13-27 Et omni multitudini ostenderunt fructus
14- 5 Coram omni multitudine filiorum Israël
- 7 Et ad omnem multitudinem filiorum Israël locuti sunt
-10 Cumque clamaret omnis multitudo
-15 Quod occideris tantam multitudinem
-27 Usqueq. multitudo hæc pessima murmurat
-35 Ita faciam omni multitudini huic pessimæ
-36 Et qui reversi murmurare fecerant contra eum omnem multitudinem
15-24 Oblitaque fuerit facere multitudo
-25 Rogabit sacerdos pro omni multitudine
-33 Obtulerunt eum... et universæ multitudini
16- 3 Quia omnis multitudo sanctorum est
- 5 Locutusq. ad Core et ad omn. multitudinem
-19 Et coacervassent adversum eos omnem multitudinem
-33 Et perierunt de medio multitudinis
-41 Murmuravit a. omnis multitudo filior. Isr.
-45 Recedite de medio hujus multitudinis
-47 Et cucurrit ad mediam multitudinem
19- 9 Ut sint multitudini filior. Isr. in custodiam
20- 1 Veneruntque filii Israël et omnis multitudo
- 6 Moyses et Aaron, dimissa multitudine
- 8 Bibet omnis multitudo et jumenta ejus
-10 Congregata multitudine ante petram
-20 Cum infinita multitudine et manu forti
-27 Et ascenderunt in montem Hor coram omni multitudine
-30 Multitudo videns occubuisse Aaron, flevit
21-18 Et paraverunt duces multitudinis in datore legis
25- 7 Surrexit de medio multitudinis
27-14 Offendistis me in deserto Sin in contradictione multitudinis
-16 Hominem, qui sit super multitudinem hanc
Num. 27-19 Coram Eleazaro sacerd. et omni multitudine
-21 Omnes filii Isr. cum eo, et cætera multitudo
31-12 Ad omnem multitudinem filiorum Israël
-27 Et inter omnem reliquam multitudinem
-43 Parte quæ contigerat reliquæ multitudini
32- 2 Ad Eleazarum sacerdotem et principes multitudinis
35-12 Donec stet in conspectu multitudinis
Deut. 1-28 Maxima multitudo est et nobis statura procerior
5-22 Locutus est Dominus ad omnem multitudinem vestram
20- 1 Exercitus multitudinem, non timebis eos
26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam et infinitæ multitudinis
28-62 Prius eratis sicut astra cœli præ multitudine
33- 4 Legem præcepit nobis Moyses, hæreditatem multitudinis Jacob
-17 Hæ sunt multitudines Ephraïm
Josue. 6-20 In aures multitudinis vox sonitusq. increpuit
8- 1 Tolle tecum omnem multitudinem pugnatorum
- 5 Ego autem, et reliqua multitudo quæ mecum est, accedemus
-13 Ita ut novissimi illius multitudinis Occidentalem plagam urbis attingerent
-22 Ita ut nullus de tanta multitudine salvaretur
-35 Universa replicavit coram omni multitudine Israel
9-15 Principes quoque multitudinis juraverunt
-18 Quod jurassent eis principes multitudinis
-21 Ut in usus univ. multitudinis ligna cædant
11- 4 Equi quoq. et currus immensæ multitudinis
17-14 Cum sim tantæ multitudinis
18- 4 Et describant eam juxta numerum uniuscujusque multitudinis
Judic. 4- 7 Atque omnem multitudinem, et tradam eos
-15 Perterruitque... universamq. multitudinem
-16 Et omnis hostium multitudo usque ad internecionem caderet
6- 5 Innumera multitudo hominum et camelor.
7- 6 Omnis autem reliqua multitudo flexo poplite biberat
- 7 Reliqua multitudo revertatur in locum s.
- 8 Omnem reliquam multitudinem abire præcepit
-12 Jacebant in valle ut locustarum multitudo
9-29 Congrega exercitus multitudinem, et veni
-36 Ecce de montibus multitudo descendit
11-20 Infinita multitudine congregata, egressus est
16-30 Cecidit domus super omnes principes et cæteram multitudinem
1 *Reg.* 1-16 Ex multitudine doloris et mœroris mei locuta sum
14-16 Et ecce multitudo prostrata, et huc illucque diffugiens
2 *Reg.* 3-35 Cumque venisset universa multitudo cibum capere
6-19 Et partitus est universæ multitudini Israël
15-22 Viri qui cum eo erant et reliqua multitudo
18-16 Volens parcere multitudini
19- 8 Venitque universa multitudo coram rege
3 *Reg.* 1-40 Et ascendit universa multitudo post eum
3- 8 Et supputari non potest præ multitudine
4-20 Sicut arena maris in multitudine
7-47 Propter multitudinem autem nimiam non erat pondus æris
8- 5 Et omnis multitudo Israël... gradiebatur
-65 Multitudo magna ab introitu Emath usque ad rivum Ægypti
10-27 Cedrorum præbuit multitudinem quasi sycomoros
12- 3 Venit ergo Jeroboam et omnis multitudo
20-13 Certe vidisti omnem multitudinem hanc
-28 Dabo omnem multitudinem hanc grandem
21-13 Dixerunt contra eum testimonium coram multitudine
4 *Reg.* 7-13 Ipsi tantum sunt in universa multitudine
19-23 In multitudine curruum meorum ascendi
1 *Par.* 13- 4 Respondit universa multitudo ut ita fieret
29-10 Benedixit Domino coram univ. multitudine
2 *Par.* 1- 3 Abiit cum universa multitudine in excelsum
-15 Quæ nascuntur in campestribus multitudine
4-18 Erat a. multitudo vasorum.. innumerabilis
5- 6 Tanta enim erat multitudo victimarum
6- 3 Et benedixit universæ multitudini Israel
-12 Ex adverso universæ multitudinis Israël
-13 Contra universam multitudinem Israel
9-27 Et (*præbuit*) cedror. tantam multitudinem
13- 8 Habetisque grandem populi multitudinem
14-11 Venimus contra hanc multitudinem
-15 Tulerunt pecorum infinitam multitudinem
16- 8 Quadrigis et equitibus et multitudine nimia
20- 2 Venit contra te multitudo magna de his locis
-12 Ut possimus huic multitudini resistere

2*Par.* 20-15 Nec paveatis hanc multitudinem
23- 3 Iniit ergo omnis multitudo pactum in domo
24- 6 Ut inferret eam omnis multitudo Israël
-24 Tradidit Dominus in manibus eorum infinitam multitudinem
28-14 Coram principibus et omni multitudine
29-23 Coram rege et universa multitudine
-31 Obtulit ergo universa multitudo hostias
-32 Porro numerus holocaustorum, quæ obtulit multitudo, hic fuit
30- 4 Placuitque sermo regi et omni multitudini
-23 Placuitque univ. multitudini ut celebrarent
-24 Rex Juda præbuerat multitudini mille tauros
Sanctificata est ergo sacerdotum plurima multitudo
31- 5 Quod cum percrebuisset in auribus multitudinis
-18 Universæque multitudini, tam uxoribus
32- 4 Congregavit plurimam multitudinem
- 7 Nec paveatis regem Assyriorum et universam multitudinem quæ est cum eo
33-25 Porro reliqua populi multitudo, cæsis iis
1*Esdr.* 2-64 Omnis multitudo quasi unus
10-12 Et respondit universa multitudo, dixitque
-14 Constituantur principes in univ. multitudine
2*Esdr.* 5-13 Et dixit universa multitudo : Amen
7-66 Omnis multitudo quasi vir unus
8- 2 Coram multitudine virorum et mulierum
13-22 Secund. multitudinem miserationum tuar.
Judith. 2- 8 In multitudine innumerabilium camelorum
5- 3 Aut (*dicite mihi*) quæ sit multitudo eorum
- 8 Quæ in multitudine deorum erant
7- 4 Filii a. Isr.. ut viderunt multitudinem illor.
9- 6 Confidentes... et in multitudine bellatorum
- 9 Domine, qui confidunt in multitudine sua
-16 Non e. in multitudine est virtus tua, Domine
16- 5 Venit Assur.. in multitudine fortitudinis s.
Cujus multitudo obturavit torrentes
Job. 20-18 Juxta multitudinem adinventionum suarum
30-18 In multitudine eor. consumitur vestiment.
31-34 Si expavi ad multitudinem nimiam
32- 7 Et annorum multitudo doceret sapientiam
35- 9 Propter multitudinem calumniatorum clamabunt
36-18 Nec multitudo donorum inclinet te
39- 7 Contemnit multitudinem civitatis
Psal. 5- 8 Ego autem in multitudine misericordiæ tuæ
-11 Secundum multitudinem impietatum eor.
H. 10- 4 Secund. multitudinem iræ suæ non quæret
30-20 Quam magna multitudo dulcedinis tuæ
32-16 Gigas non salvabitur in multitudine virtutis
36-11 Et delectabuntur in multitudine pacis
43-13 Et non fuit multitudo in commutationibus
48- 7 In multitudine divitiarum suar. gloriantur
50- 3 Secund. multitudinem miserationum tuar.
51- 9 Sed speravit in multitudine divitiarum suar.
63- 3 A multitudine operantium iniquitatem
65- 3 In multitudine virtutis tuæ mentientur tibi
68-14 In multitudine misericordiæ tuæ exaudi me
-17 Secundum multitudinem miserationum t.
76-18 Multitudo sonitus aquarum : vocem deder.
93-19 Secundum multitudinem dolorum meorum
105- 7 Non fuerunt memores multitudinis misericordiæ tuæ
-45 Secundum multitudinem misericordiæ suæ
146- 4 Qui numerat multitudinem stellarum
150- 2 Secundum multitudinem magnitudinis ejus
Prov. 5-23 Et in multitudine stultitiæ suæ decipietur
14-28 In multitudine populi dignitas regis
20-15 Est aurum et multitudo gemmarum
Cant. 7- 4 Quæ sunt in porta filiæ multitudinis
Sap. 4- 3 Multigena autem impiorum multitudo non erit utilis
6- 3 Præbete aures, vos qui continetis multitudines
-26 Multitudo aut. sapientium sanitas est orbis
8- 8 Et si multitudinem scientiæ desiderat quis
-15 In multitudine videbor bonus, et in bello
11-16 Immisisti illis multitudinem mutor. animal.
-18 Immittere illis multitudinem ursorum
14-20 Multitudo autem hominum abducta per speciem operis
16- 1 Per multitudinem bestiarum exterminati
18- 5 Multitudinem filiorum abstulisti
-20 Et commotio in eremo facta est multitudinis
19-10 Eructavit fluvius multitudinem ranarum
Eccli. 5- 6 Multitudinis peccatorum meor. miserebitur
6-35 In multitudine presbyterorum prudent. sta
7- 7 Non pecces in multitudinem civitatis
-11 In multitudine munerum meorum respiciet
-15 Noli verbosus esse in multitudine presbyter.
-17 Non te reputes in multitudine indisciplinat.
15-22 Non e. concupiscit multitudinem filiorum
24- 4 Et in multitudine electorum habebit laudem

Eccli. 33-11 In multitudine disciplinæ Do. separavit eos
34-23 Nec in multitudine sacrificiorum eorum propitiabitur peccatis
42-11 Et confundat te in multitudine populi
44-20 Abrah. magnus pater multitudinis gentium
51- 4 Et liberasti me secundum multitudinem misericordiæ tuæ a rugientibus
Isai. 1-11 Quo mihi multitudinem victimarum vestr.
5-13 Interier. fame, et multitudo ejus siti exaruit
13- 4 Vox multitudinis in montibus, quasi popul.
17-12 Væ multitudini populorum multorum, ut multitudo maris sonantis
29- 5 Sic. pulvis tenuis multitudo ventilantium te
Et sicut favilla pertransiens multitudo eor.
- 7 Et erit sicut somnium visionis nocturnæ multitudo omnium gentium
- 8 Sic erit multitudo omnium gentium
31- 4 Et cum occurrerit ei multitudo pastorum
Et a multitudine eorum non pavebit
32-14 Multitudo urbis relicta est
37-24 In multitudine quadrigarum mearum ego ascendi altitudinem montium
40-26 Præ multitudine fortitudinis et roboris
47- 9 Propter multitudinem maleficiorum tuor.
-12 Et cum multitudine maleficiorum tuorum
-13 Defecisti in multitudine consiliorum tuor.
54-13 Et multitudinem pacis filiis tuis
57-10 In multitudine viæ tuæ laborasti : non dixisti
60- 5 Quando conversa fuerit ad te multitudo
63- 1 Gradiens in multitudine fortitudinis suæ
- 7 Et super multitudinem bonorum domui Isr.
Secundum multitudinem misericordiarum
-15 Ubi est zelus tuus... multitudo viscerum t.
Jerem. 3-23 Vere mendaces erant colles, et multitudo montium
10-13 Ad vocem suam dat multitudinem aquarum
13-22 Propter multitudinem iniquitatis tuæ revelata sunt
30-14 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
-15 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
36- 9 Et universæ multitudini quæ confluxerat
44-15 Mulieres quarum stabat multitudo grandis
47- 3 A commotione... et multitudine rotarum
49-32 Et (*erit*) multitudo jumentorum in prædam
51-42 Multitudine fluctuum ejus operta est
52-15 Et cæteros de multitudine transtulit Nabuz.
Thren. 1- 3 Migravit Judas propter afflictionem et multitudinem servitutis
- 5 Propter multitudinem iniquitatum ejus
3-32 Secundum multitudinem misericordiarum
Baruc. 2-29 Multitudo hæc magna convertetur in minimam
4-34 Et amputabitur exultatio multitudinis ejus
-35 Et habitabitur a dæmoniis in multitudine temporis
Ezech. 1-24 Cum ambularent quasi sonus erat multitudinis
7-13 Ad om. multitudinem ejus non regredietur
12-19 Ut desoletur terra a multitudine sua
14- 4 Ego Dominus respondebo ei in multitudine immunditiarum suarum
16-40 Adducent super te multitudinem, et lapid.
19-11 Et vidit altitudinem suam in multitudine palmitum suorum
23-24 Et venient super te... multitudo populorum
-42 Et vox multitudinis exultantis erat in ea
Qui de multitudine hominum adducebantur
-46 Adduc ad eas multitudinem, et trade eas
26-13 Et quiescere faciam multitudinem canticor.
27-12 A multitudine cunctarum divitiarum
-16 Propter multitudinem operum tuorum
-18 In multitudine operum tuorum, in multitudine diversarum opum
-27 Qui erant in te cum universa multitudine t.
-33 In multitudine divitiarum tuarum et popul.
-34 Om. multitudo tua, quæ erat in medio tui
28- 5 In multitudine sapientiæ tuæ... multiplicasti tibi fortitudinem
-16 In multitudine negotiationis tuæ repleta s.
-18 In multitudine iniquitatum tuarum
29-19 Accipiet multitudinem ejus et deprædabitur
30- 4 Cum ceciderint... et ablata fuerit multitudo
-10 Cessare faciam multitudinem Ægypti
-15 Et interficiam multitudinem Alexandriæ
31-18 Ipse est Pharao, et omnis multitudo ejus
32- 3 In multitudine populorum multorum
-12 In gladiis fortium dejiciam multitudinem t.
Et dissipabitur multitudo ejus
-16 Super multitudinem ejus plangent eum
-18 Cane lugubre super multitudinem Ægypti
-22 Ibi Assur et omnis multitudo ejus
-23 Facta est multitudo ejus per gyrum sepulcri
-24 Omnis multitudo ej. per gyrum sepulcri sui
-26 Ibi Mosoch, et Thubal, et o. multitudo ejus
-31 Consolatus est super universa multitudine s.

Ezech. 32-32 Pharao et omnis multitudo ejus
38- 4 Et educam te et... multitudinem magnam
- 7 Et instrue te et omnem multitudinem tuam
-13 Congregasti multitudinem tuam, ut tollas
39-11 Sepelient ibi Gog, et om. multitudinem eju
Et vocabitur vallis Multitudinis Gog
-15 In valle Multitudinis Gog
47-10 Sic. pisces maris magni, multitudinis nimia
Dan. 3-42 Secundum multitudinem misericordiæ tuæ
10- 6 Et vox sermonum ejus ut vox multitudinis
11-10 Et congregabunt multitudinem exercituum
-11 Et præparabit multitudinem nimiam
Et dabitur multitudo in manu ejus
-12 Et capiet multitudinem, et exaltabitur
-13 Præparabit multitudinem multo majorem
-44 Et veniet in multitudine magna ut conterat
13-41 Credidit eis multitudo, quasi senibus
Osee. 4- 7 Secundum multitudinem eorum sic peccaverunt mihi
9- 7 Propter multitudinem iniquitatis tuæ e multitudinem amentiæ
10- 1 Secundum multitudinem fructus sui multiplicavit altaria
-13 Quia confisus es.. in multitudine fortium t
Amos. 4- 9 Percussi... multitudinem hortorum vestr.
Mich. 2-12 Tumultuabuntur a multitudine hominum
Nahum. 3- 3 Et multitudinis interfectæ, et gravis ruinæ
- 4 Propt. multitudinem fornicationum meretr
Zach. 2- 4 Absque muro habitabitur Jerusalem pra multitudine hominum et jumentorum
8- 4 Baculus in manu ejus præ multitudine dier
1 *Mac.* 1- 3 Et accepit spolia multitudinis gentium
-18 Intravit in Ægyptum in multitudine gravi
Et copiosa navium multitudine
-22 Ascendit Jerosolymam in multitudine grav
3-17 Dixerunt Judæ : Quomodo poterimus pauc pugnare contra multitudinem tantam
-19 Non in multitudine exercitus victoria belli
-20 Veniunt ad nos in multitudine contumaci
4- 8 Ne timueritis multitudinem eor. et impet.
5-12 Quia cecidit multitudo de nobis
6-41 Et commovebantur omnes inhabitante terram a voce multitudinis
8-15 Consilium agentes semper de multitudine
9- 6 Et viderunt multitudinem exercitus
-63 Congregavit universam multitudinem suan
10-78 Eo quod haberet multitudinem equitum
15- 3 Et electam feci multitudinem exercitus
2 *Mac.* 2-22 Et barbaram multitudinem fugarent
-25 Considerantes enim multitudinem librorun
Propter multitudinem rerum
3-21 Erat enim misera commixtæ multitudinis
4- 5 Sed communem utilitatem apud semetipsu universæ multitudinis considerans
-39 Congregata est multitudo adversum Lysi machum
5- 3 Galeatorum multitudinem gladiis districtis
-26 Discurrens, ingent. multitudinem peremit
8- 5 At Machabæus, congregata multitudine
-16 Neque metuerent inique venientium adver sum se hostium multitudinem
9- 2 Sed multitudine ad arma concurrente
10-24 Convocato exercitu peregrinæ multitudin
11- 4 Mente effrenatus, in multitudine peditum
12-27 In qua multitudo divers. gentium habitab
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupatorem ve nire cum multitudine adversus Judæam
14- 1 Demetrium Seleuci cum multitudine valid
-20 Et ipse dux ad multitudinem retulisset
Marc. 3- 8 Multitudo magna, audientes quæ faciebat
10-46 Et proficiscente eo.. et plurima multitudin
Luc. 1-10 Et omnis multitudo populi erat orans foris
2-13 Et subito facta est cum Angelo multitud militiæ cœlestis
5- 6 Concluserunt piscium multitudin. copiosa
6-17 Et multitudo copiosa plebis ab omni Judæ
8-37 Rogaverunt illum omnis multitudo region
23- 1 Et surgens omnis multitudo eorum
Joan. 5- 3 In his jacebat multitudo magna languentiu
6- 2 Et sequebatur eum multitudo magna
- 5 Quia multitudo maxima venit ad eum
21- 6 Miserunt ergo ; et jam non valebant illu trahere præ multitudine piscium
Act. 2- 6 Convenit multitudo, et mente confusa est
4-32 Multitudinis autem credentium erat co unum
5-14 Credentium in Domino multitudo viroru
-16 Concurrebat autem et multitudo vicinaru civitatum
6- 2 Convocantes autem duodecim multitudi nem Discipulorum, dixerunt
- 5 Et placuit sermo coram omni multitudine
14- 1 Ita ut crederet Judæor... copiosa multitu
- 4 Divisa est autem multitudo civitatis
15-12 Tacuit a. omnis multitudo : et audiebant

Act. 15-30 Et congregata multitudine tradiderunt epistolam
17- 4 De colentibus gentilibusq. multitudo magna
-13 Commoventes et turbantes multitudinem
19- 9 Maledicentes viam Do. coram multitudine
21-22 Utique oportet convenire multitudinem
-36 Sequebatur enim multitudo populi, clamans
23- 7 Et soluta est multitudo
25-24 Videtis hunc de quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me
28- 3 Cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem
Hebr. 11-12 Tanquam sidera cœli in multitudinem
Jacob. 5-20 Et operiet multitudinem peccatorum
1 Petr. 4- 8 Charitas operit multitudinem peccatorum

MULTIVOLA.

Eccli. 9- 3 Ne respicias mulierem multivolam

MULTO. *Adverb.*

Exod. 14-12 Multo e. melius erat servire eis quam mori
Num. 22-15 Rursum ille multo plures et nobiliores quam ante miserat, misit
Deut. 7- 1 Gentes multo majoris numeri quam tu es
Josue 10-11 Mortui sunt multo plures lapidibus grand.
Judic. 2-19 Et multo faciebant pejora quam fecerant
16-30 Multoq. plures interfecit moriens quam ante
Ruth. 4-15 Et multo tibi melior est, quam si septem haberes filios
2 Reg. 12- 8 Si parva sunt ista, adjiciam tibi multo majora
18- 8 Multo plures erant quos saltus consumpserat
1 Par. 24- 4 Inventique sunt multo plures filii Eleazar
2 Par. 9-12 Et multo plura quam attulerat ad eum
16- 8 Et Libyes multo plures erant, quadrigis
25- 9 Unde tibi dare possit multo his plura
32- 7 Multo e. plures nobisc. sunt quam cum illo
33-23 Et multo majora deliquit
Job. 11- 6 Et intelligeres quod multo minora exigaris
15-10 Et antiqui sunt in nobis multo vetustiores
Eccle. 4-17 Multo enim melior est obedientia
5- 4 Multoque melius est non vovere
7-25 Multo magis quam erat : et alta profunditas
Eccli. 23-28 Quon. oculi Do. multo plus lucidiores sunt
Isai. 56-12 Erit sicut hodie, sic et cras, et multo amplius
Jerem. 36-32 Insuper additi sunt sermones multo plures
Dan. 11-13 Et præparabit multitudinem multo majorem
1 Mac. 7-23 Filiis Israël, multo plus quam gentes
Marc. 10-48 At ille multo magis clamabat : Fili David
Luc. 18-30 Et non recipiat multo plura in hoc tempore
-39 Ipse vero multo magis clamabat : Fili David
Joan. 4-41 Et multo plures crediderunt in eum
Act. 9-22 Saulus autem multo magis convalescebat
Rom. 5- 9 Multo igitur magis nunc justificati
-10 Multo magis reconciliati salvi erimus in vita
-15 Multo magis gratia Dei et donum in gratia
-17 Multo magis abundantiam gratiæ... accipientes
1 Cor. 12-22 Sed multo magis quæ videntur membra
2 Cor. 3- 9 Multo magis abundat ministerium justitiæ
-11 Multo magis quod manet in gloria est
8-22 Nunc autem multo sollicitiorem
Philip. 1-23 Et esse cum Christo, multo magis melius
2-12 Sed multo magis nunc in absentia mea
Hebr. 12- 9 Non multo magis obtemperabimus Patri spirituum
-25 Multo magis nos, qui de cœlis loquentem nobis avertimus
1 Petr. 1- 7 Ut probatio vestræ fidei multo pretiosior

MULTUM. *Subst. et adverb.*

Gen. 29- 7 Dixitq. Jacob : Adhuc multum diei superest
Exod. 2-23 Post multum vero temporis mortuus est rex
Num. 16- 7 Erit sanctus : multum erigimini, filii Levi
4 Reg. 21-16 Insuper et sanguinem innoxium fudit Manasses multum nimis
2 Par. 18- 1 Fuit ergo Josaphat dives et inclytus multum
Tobiæ. 1-18 Post multum vero temporis mortuo Salmanasar
4- 9 Si multum tibi fuerit, abundanter tribue
Psal. 102- 8 Dominus : longanimis et multum misericors
119- 6 Multum incola fuit anima mea
122- 3 Quia multum repleti sumus despectione
- 4 Quia multum repleta est anima nostra
144- 8 Dominus : patiens et multum misericors
Prov. 28-20 Vir fidelis multum laudabitur
Eccle. 5-11 Sive parum, sive multum comedat
7-17 Noli esse justus multum : neque plus sapias
-18 Ne impie agas multum : et noli esse stultus
Sap. 11-22 Multum enim valere, tibi soli supererat
Prolog. Eccli. Cum multum temporis ibi fuissem
Eccli. 18- 8 Numerus dierum hominum ut multum centum anni
22-14 Cum stulto ne multum loquaris
23-12 Vir multum jurans implebitur iniquitate
Eccli. 27-15 Loquela multum jurans, horripilationem capiti statuet
31-19 Ne, cum manducas multum, odio habearis
-25 Et si coactus fueris in edendo multum, surge
32-13 Et ubi sunt senes, non multum loquaris
51-22 Multam inveni in me ipso sapientiam, et multum profeci in ea
Dan. 7-28 Ego Daniel multum cogitationibus meis conturbabar
Aggæi. 1- 6 Seminastis multum, et intulistis parum
2 Mac. 6- 1 Non post multum temporis misit rex senem
15-14 Hic est qui multum orat pro populo
Matth. 6- 7 Orantes autem, nolite multum loqui
25-19 Post multum vero temporis venit dominus
Marc. 5-10 Deprecabatur eum multum, ne se expelleret
-23 Et deprecabatur eum multum, dicens
-38 Et videt... et flentes, et ejulantes multum
9-25 Et multum discerpens eum, exiit ab eo
12-27 Vos ergo multum erratis
Luc. 7-47 Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum
12-48 Omni autem cui multum datum est, multum quæretur ab eo : et cui commendaverunt multum
Act. 18-27 Contulit multum his qui crediderant
27-14 Non post multum a. misit se contra ipsam
Rom. 3- 2 Multum per omnem modum
16- 6 Salutate Mariam, quæ multum laboravit
-12 Quæ multum laboravit in Domino
1 Cor. 14-27 Loquitur, secund. duos, aut ut multum tres
16-12 Quoniam multum rogavi eum ut veniret
-19 Salutant vos in Domino multum, Aquila
2 Cor. 8-15 Qui multum, non abundavit : et qui modicum, non minoravit
2 Tim. 2-16 Multum enim proficiunt ad impietatem
Jacob. 5-16 Multum enim valet deprecatio justi assidua
Apoc. 5- 4 Et ego flebam multum

MULTUS, A, UM.

Gen. 4- 3 Factum est autem post multos dies ut offerret Caïn
6- 5 Quod multa malitia hominum esset in terra
13- 6 Erat quippe substantia eorum multa
24- 1 Erat a. Abraham senex, dierumq. multorum
29-22 Vocatis multis amicorum turbis ad conviv.
30-43 Et habuit greges multos, ancillas et servos
37-34 Lugens filium suum multo tempore
38-12 Evolutis autem multis diebus mortua est
39- 7 Post multos itaque dies injecit domina sua
45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph multis coram astantibus
50-20 Et salvos faceret multos populos
Exod. 1- 9 Ecce, populus filiorum Israël multus
5- 5 Dixitque Pharao : Multus est populus terræ
9-18 En pluam cras... grandinem multam nimis
11- 9 Ut multa signa fiant in terra Ægypti
12-38 Et animantia diversi generis multa nimis
34- 6 Patiens, et multæ miserationis, ac verax
Levit. 11-42 Quidquid super pectus quadrupes graditur, et multos habet pedes
15-25 Mulier quæ patitur multis diebus fluxum
Num. 9-19 Et si evenisset ut multo tempore maneret
14-18 Dominus patiens et multæ misericordiæ
20-15 Et habitaverimus ibi multo tempore
24- 7 Et semen illius erit in aquas multas
32- 1 Filii a. Ruben et Gad habebant pecora multa
Deut. 1-11 Addat ad hunc numerum multa millia
-46 Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore
2-21 Populus magnus et multus... sicut Enacim
4-40 Et permaneas multo tempore super terram
5-10 Et faciens misericordiam in multa millia
7- 1 Cum... et deleverit gentes multas coram te
11- 9 Multoque in ea vivatis tempore
15- 6 Fœnerabis gentibus multis
20-19 Quando obsederis civitatem multo tempore
25-15 Ut multo vivas tempore super terram
28-12 Et fœnerabis gentibus multis
-38 Sementem multam jacies in terram
31-21 Postquam invenerint eum mala multa
Josue. 11- 4 Egressique sunt... populus multus nimis sicut arena
-18 Multo tempore pugnavit Josuë contra reges
17-15 Ait : Si populus multus es, ascende in sylvam
-17 Populus multus es et magnæ fortitudinis
22- 8 In multa substantia atq. divitiis revertimini
23- 1 Evoluto autem multo tempore
- 4 Multæque adhuc supersunt nationes
24- 5 Et percussi Ægyptum multis signis
- 7 Et habitastis in solitudine multo tempore
Judic. 7- 2 Multus tecum est populus, nec tradetur Mad.
- 4 Adhuc populus multus est, duc eos ad aquas
16-16 Et per multos dies jugiter adhæreret
1 Reg. 2- 5 Et quæ multos habebat filios, infirmata est
14- 6 Quia non est Domino difficile salvare, vel in multis, vel in paucis
1 Reg. 26-21 Apparet enim quod... et ignoraverim multa
27-12 Multa mala operatus est contra populum
29- 3 Et est apud me multis diebus vel annis
2 Reg. 1- 4 Et multi corruentes e populo mortui sunt
8- 8 Tulit rex David æs multum nimis
11-20 Quod multa desuper ex muro tela mittantur
12-30 Prædam civitatis asportavit multam valde
13-34 Ecce populus multus veniebat per iter dev.
22-17 Assumpsit me : et extraxit me de aquis multis
24-14 Multæ enim misericordiæ ejus sunt
3 Reg. 2-38 Habitavit itaque Semeï in Jer. diebus multis
3- 9 Quis enim poterit judicare populum istum, populum tuum hunc multum?
-11 Et non petisti tibi dies multos nec divitias
4-29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni, et prudentiam multam nimis
10- 2 Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu
-10 Dedit ergo regi... et aromata multa nimis
Non sunt allata ultra aromata tam multa
-11 Attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis
11- 1 Adamavit mulieres alienigenas multas
18- 1 Post dies multos factum est verbum Domini
-41 Comede et bibe : quia sonus multæ pluviæ est
4 Reg. 3- 4 Mesa rex Moab nutriebat pecora multa
8- 2 Peregrinata est in terra Philisthiim diebus multis
9-22 Et veneficia ejus multa vigent
1 Par. 4-27 Fratres a. ejus non habuerunt filios multos
5- 9 Multum quippe jumentorum numerum possidebant in terra Galaad
-22 Vulnerati autem multi corruerunt
7- 4 Multas enim habuerunt uxores et filios
-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum multis diebus
8-40 Et multos habentes filios ac nepotes
11-22 Qui multa opera perpetrarat, de Cabseel
21-13 Quia multæ sunt miserationes ejus
22- 8 Dicens : Multum sanguinem effudisti
28- 5 Filios enim mihi multos dedit Dominus
2 Par. 1- 9 Me fecisti reg. super populum tuum multum
3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore, decore multo
9- 9 Dedit autem regi... aromata multa nimis
11-23 Præbuitque eis escas plurimas, et multas petivit uxores
14-13 Tulerunt ergo spolia multa
-14 Et multam prædam asportaverunt
15- 3 Transibunt autem multi dies in Israël absque Deo
17- 5 Factæq. sunt ei infinitæ divit. et multa gloria
-13 Et multa opera paravit in urbibus Juda
21- 3 Deditq. eis pater suus multa munera argenti
22- 6 Multas enim plagas acceperat in supradicto certamine
24-11 Videbant enim multam pecuniam
26-10 Eo quod haberet multa pecora
27- 3 Et in muro Ophel multa construxit
28-17 Et percusserunt multos ex Juda
30- 5 Multi e. non fecerant sicut lege præscript. est
-13 Congregatique sunt in Jerus. populi multi
-17 Eo quod multa turba sanctificata non esset
32-16 Sed et alia multa locuti sunt servi ejus contra
-23 Multi etiam deferebant hostias et sacrificia
-29 Eo quod dedisset ei Dominus substantiam multam nimis
33- 6 Multaque mala operatus est coram Domino
1 Esdr. 3-12 Multi vociferant. in lætitia, elevabant vocem
5-11 Quod erat extructum ante hos annos multos
10- 1 Et flevit populus fletu multo
-13 Verumtamen quia populus multus est
2 Esdr. 1- 4 Sedi, et flevi, et luxi diebus multis
5- 2 Et filiæ nostræ multæ sunt nimis
-18 Et alia multa tribuebam
6-17 Multæ optimatum Judæorum epistolæ
-18 Multi e. erant in Judæa habentes jurament.
9-17 Tu a. Deus.. longanim. et multæ miserationis
-19 In misericordiis tuis multis non dimisisti eos
-25 Vineas, et oliveta, et ligna pomifera multa
-27 Et secundum miserationes tuas multas dedisti eis salvatores
-28 Et liberasti eos... multis temporibus
-30 Et protraxisti super eos annos multos
-35 Ipsi in regnis suis et in bonitate tua multa
13-26 In gentibus multis non erat rex similis ei
Tobiæ. 1-17 Et cum in multa turba generis sui Gabelum egentem videret
-21 Et iratus multos occideret ex filiis Israël
-23 Nudus latuit, quia multi diligebant eum
4-23 Sed multa bona habebimus, si timuerimus
7- 5 Cumque multa bona loqueretur de eo
10-10 Cumq. verbis multis rogaret Raguel Tobiam
In camelis, et in vaccis, et in pecunia multa
11-18 Pecora, et cameli, et pecunia multa uxoris
Judith. 1- 1 Subjugaverat multas gentes imperio suo

Judith. 2-10 Aurum vero et argentum de domo regis assumpsit multum nimis
5-22 Exterminati sunt præliis a multis nationibus
7-18 Per multas horas una voce clamaverunt
8- 7 Cui vir suus reliquerat divitias multas
-22 Et per multas tribulationes probatus
-23 Per multas tribulationes transierunt fideles
12-20 Bibitque vinum multum nimis
16-30 Et post mortem ejus annis multis
Esth. 1- 4 Multo tempore centum videl.et octog.dieb.
2- 8 Multæ pulchræ virgines adducerentur Sus.
4- 3 Sacco et cinere multis pro strato utentibus
16- 2 Multi bonitate principum... abusi sunt
Job. 1- 3 Et quingentæ asinæ ac familia multa nimis
4- 3 Docuisti multos, et manus lassas roborasti
11- 2 Numquid qui multa loquitur, non et audiet?
12-12 Est sapientia, et in multo tempore prudent.
14- 1 Homo... repletur multis miseriis
23- 6 Nolo multa fortitudine contendat mecum
-14 Et alia multa similia præsto sunt ei
31-25 Si lætatus sum super multis divitiis meis
34-24 Conteret multos et innumerabiles
36-31 Judicat populos, et dat escas multis mortalibus
Psal. 3- 2 Multi insurgunt adversum me
- 3 Multi dicunt animæ meæ : Non est salus
4- 6 Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona?
17-17 Accepit me,et assumpsit me de aquis multis
18-11 Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum
-12 In custodiendis illis retributio multa
21-13 Circumdederunt me vituli multi
-17 Quoniam circumdederunt me canes multi
24-11 Propitiaberis peccato meo : multum est enim
28- 3 Dominus super aquas multas
30-14 Quoniam audivi vituperationem multorum
31- 6 Verumtamen in diluvio aquarum multarum
-10 Multa flagella peccatoris
32-16 Non salvatur rex per multam virtutem
35- 7 Sicut montes Dei : judicia tua abyssus multa
36-16 Super divitias peccatorum multas
39- 4 Videbunt multi et timebunt : et sperabunt
- 6 Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia tua
-11 Non abscondi.. veritatem t. a concilio multo
54-19 Quoniam inter multos erant mecum
55- 3 Quoniam multi bellantes adversum me
67-12 Dabit verbum evangelizantib.virtute multa
70- 7 Tanquam prodigium factus sum multis
-20 Quantas ostendisti mihi tribulationes multas
76-20 In mari via tua, et semitæ tuæ in aquis multis
77-15 Et adaquavit eos velut in abysso multa
85- 5 Et multæ misericordiæ omnibus invocantibus te
-15 Patiens, et multæ misericordiæ, et verax
88-51 (Quod continui in sinu meo) multarum gentium
92- 4 A vocibus aquarum multarum
96- 1 Exultet terra : lætentur insulæ multæ
106-23 Facientes operationem in aquis multis
108-30 Et in medio multorum laudabo eum
109- 6 Conquassabit capita in terra multorum
118-156 Misericordiæ tuæ multæ, Domine
-157 Multi qui persequuntur me, et tribulant me
-162 Sicut qui invenit spolia multa
-165 Pax multa diligentibus legem tuam
134-10 Qui percussit gentes multas, et occidit reges.
143- 7 Eripe me, et libera me de aquis multis
Prov. 7-21 Irretivit eum multis sermonibus
-26 Multos enim vulneratos dejecit
11-14 Salus autem, ubi multa consilia
13- 7 Et est quasi pauper, cum in multis divitiis sit
-23 Multi cibi in novalibus patrum
14-20 Pauper odiosus erit : amici vero divitum multi
-29 Qui patiens est, multa gubernatur prudentia
16- 8 Melius est parum cum justitia quam multi fructus cum iniquitate
19- 6 Multi colunt personam potentis
-21 Multæ cogitationes in corde viri
20- 6 Multi homines misericordes vocantur
22- 1 Melius est nomen bon. quam divitiæ multæ
24- 6 Et erit salus ubi multa consilia sunt
25-27 Qui mel multum comedit, non est ei bonum
28- 2 Propter peccata terræ multi principes ejus
-12 In exultatione justorum multa gloria est
-16 Multos opprimet per calumniam
29-26 Multi requirunt faciem principis
31-29 Multæ filiæ congregaverunt divitias
Eccle. 1-16 Mens mea contemplata est multa sapienter
-18 Quod in multa sapientia multa sit indignatio
2- 7 Possedi servos et ancill. multamq. familiam

Eccle. 5- 2 Multas curas sequuntur somnia, et in multis sermonibus invenietur stultitia
- 6 Ubi multa sunt somnia, plurimæ sunt vanitates
-10 Ubi multæ sunt opes, multi et qui comedunt eas
-16 Comedit in tenebris et in curis multis
6- 3 Si genuerit quispiam centum liberos, et vixerit multos annos
-11 Multamq. in disputando habentia vanitatem
7-16 Impius multo vivit tempore in malitia sua
8- 6 Et opportunitas et multa hominis afflictio
9-18 Qui in uno peccaverit, multa bona perdet
10-10 Hebetatum fuerit, multo labore exacuetur
11- 1 Quia post tempora multa invenies illum
- 8 Si annis multis vixerit homo... meminisse debet... et dierum multorum
12- 9 Et investigans composuit parabolas multas
Cant. 8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem
Sap. 2-10 Nec veterani revereamur canos multi temporis
3- 5 In paucis vexati, in multis bene disponentur
4-13 Consumm. in brevi explevit tempora multa
9-15 Et terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem
Prolog.Eccli. Multorum nobis... sapientia demonstrata
Et multa vigilia attuli doctrinam
Eccli. 1-30 Et labia multorum enarrabunt sensum illius
3-26 Multos quoq. supplantavit suspicio illorum
6- 6 Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi
-23 Sapientia enim doctrinæ... non est multis manifesta
8- 3 Multos enim perdidit aurum et argentum
9- 9 Propter speciem mulieris multi perierunt
-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati
11- 5 Multi tyranni sederunt in throno
- 6 Multi potentes oppressi sunt valide
-10 Fili, ne in multis sint actus tui
-13 Et mirati sunt in illo multi
-31 Multæ enim sunt insidiæ dolosi
12- 1 Et erit gratia in bonis tuis multa
-19 Multa susurrans commutabit vultum suum
13-14 Nec credas multis verbis illius : ex multa enim loquela tentabit te
-26 Diviti decepto multi recuperatores
15-19 Quoniam multa sapientia Dei, et fortis
16- 6 Multa talia vidit oculus meus, et fortiora
19-24 Qui se nimium submittit a multa humilitate
20- 8 Qui multis utitur verbis, lædet animam s.
-12 Est qui multa redimat modico pretio
-15 Exigua dabit, et multa improperabit
23- 9 Jurationi non assuescat os tuum, multi enim casus in illa
25- 8 Corona senum multa peritia, et gloria illor.
27- 1 Propter inopiam multi deliquerunt
-27 Multa odivi, et non coæquavi ei
28-15 Multos enim turbabit pacem habentes
-22 Multi ceciderunt in ore gladii, sed non sic
29- 4 Multi quasi inventionem æstimaverunt fœnus
-10 Multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt
-24 Repromissio nequissima multos perdidit
-26 Qui conatur multa agere, incidet in judicium
30-25 Multos e. occidit tristitia, et non est utilitas
31- 6 Multi dati sunt in auri casus
-13 Multa sunt quæ super illam sunt
-21 Et si in medio multorum sedisti, prior illis
-28 In panibus benedicent labia multorum
-30 Multos enim exterminavit vinum
-38 Vinum multum potatum irritationem, et iram, et ruinas multas facit
-39 Amaritudo animæ vinum multum potatum
32-12 In multis esto quasi inscius, et audi tacens
33-29 Multam enim malitiam docuit otiositas
34- 7 Multos enim errare fecerunt somnia
- 9 Vir in multis expertus, cogitabit multa
Et qui multa didicit, enarrabit intellectum
-10 Qui autem in multis factus est, multiplicat malitiam
-12 Multa vidi errando, et plurimas verborum consuetudines
37-14 Cum servo pigro (*tracta*) de multa operat.
-21 Est vir astutus multorum eruditor
-22 Vir peritus multos erudivit
-33 In multis enim escis erit infirmitas
-34 Propter crapulam multi obierunt
39-12 Collaudabunt multi sapientiam ejus
42- 4 De acquisitione multorum et paucorum
- 5 Et de multa disciplina filiorum
- 7 Ubi manus multæ sunt, claude
43-29 Multa dicemus, et deficiemus in verbis
-36 Multa abscondita sunt majora his
44- 2 Multam gloriam fecit Do. magnificentia s.
48-18 Alii autem multa commiserunt peccata

Eccli. 49-15 Et Nehemias in memoriam multi temporis
51-22 Multam inveni in me ipso sapientiam
-35 Et inveni mihi multam requiem
-36 Assumite disciplinam in multo numero argenti
Isai. 2- 3 Et ibunt populi multi, et dicent : Venite
- 4 Et judicabit gentes, et arguet populos multos
5- 9 Nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes
8- 7 Propter hoc ecce Dominus adducet super eos aquas fluminis fortes et multas
16-14 Auferetur gloria Moab super omni populo multo
Parvus et modicus, nequaquam multus
17-12 Væ multitudini populorum multorum
Sicut sonitus aquarum multarum
21- 7 Et contemplatus est diligenter multo intuitu
23- 3 In aquis multis semen Nili, messis fluminis
24-22 Et post multos dies visitabuntur
28- 2 Sicut impetus aquarum multarum inundant.
30-25 In die interfectionis multorum
-33 Nutrimenta ejus, ignis et ligna multa
31- 1 Væ qui descendunt... habentes fiduciam super quadrigis, quia multæ sunt
33-23 Dividentur spolia prædarum multarum
42-20 Qui vides multa, nonne custodies?
52-14 Sicut obstupuerunt super te multi
-15 Iste asperget gentes multas
53-11 Justificabit ipse justus servus meus multos
-12 Et ipse peccata multorum tulit
54- 1 Quoniam multi filii desertæ, magis quam ej.
55- 7 Quoniam multus est ad ignoscendum
Jerem. 3- 1 Tu a. fornicata es cum amatoribus multis
11-15 Quid est, quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa?
12-10 Pastores multi demoliti sunt vineam meam
13- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda, et superbiam Jerusalem multam
14- 7 Quoniam multæ sunt aversiones nostræ
16-16 Ecce ego mittam piscatores multos
Et post hæc mittam eis multos venatores
20-10 Audivi enim contumelias multorum
22- 8 Pertransibunt gentes multæ per civitatem
27- 7 Et servient ei gentes multæ et reges magni
28- 8 Et prophetaverunt super terras multas
32-14 Ut permanere possint diebus multis
35- 7 Ut vivatis diebus multis super faciem terræ
37-15 Et sedit ibi Jeremias diebus multis
40-12 Et collegerunt vinum et messem multam
41-12 Et invenerunt eum ad aquas multas
50-41 Et reges multi consurgent a finibus terræ
51-13 Quæ habitas super aquas multas, locuples
-55 Sonabunt fluctus eorum quasi aquæ multæ
Thren. 1-22 Multi e. gemitus mei, et cor meum mœrens
3-23 Novi diluculo, multa est fides tua
Baruc. 1-12 Serviamus eis multis diebus, et inveniamus
-20 Adhæserunt nobis multa mala et malediet.
4-12 A multis derelicta sum propter peccata filiorum
6-18 Lucernas accendunt illis, et quidem multas
-46 Qui ea faciunt, non sunt multi temporis
Ezech. 1-24 Audiebam... quasi sonum aquarum multarum
3- 6 Neque ad populos multos profundi sermonis
12-27 Visio, quam hic videt, in dies multos
17- 5 Ut firmaret radicem super aquas multas
- 7 Et facta est aquila altera grandis, magnis alis
- 8 In terra bona super aquas multas plantata
- 9 Neque in populo multo, ut evelleret eam
-15 Ut daret sibi equos et populum multum
-17 Neque in populo multo faciet contra eum
Ut interficiat animas multas
19-10 Et frondes ejus creverunt ex aquis multis
24-12 Multo labore sudatum est, et non exivit de ea
26- 3 Et ascendere faciam ad te gentes multas
27- 3 Negotiationi populorum ad insulas multas
-15 Insulæ multæ, negotiatio manus tuæ
-26 In aquis multis adduxerunt te remiges tui
-33 De mari implesti populos multos
31- 5 Et elevati sunt rami ejus præ aquis multis
- 7 Erat enim radix illius juxta aquas multas
- 9 Quoniam speciosum feci eum, et multis condensisque frondibus
-15 Prohibui flumina ejus, et coërcui aquas multas
32- 3 In multitudine populorum multorum
- 9 Et irritabo cor populorum multorum
-10 Stupescere faciam super te populos multos
33-24 Nos autem multi sumus, nobis data est terra
37- 2 Erant aut. multa valde supra faciem campi
38- 6 Et totum robur ejus populique multi tecum
- 8 Post dies multos visitaberis
Congregata est de populis multis ad montes
- 9 Et omnia agmina tua, et populi multi tecum
-22 Et super populos multos qui sunt cum eo
-23 Et notus ero in oculis multarum gentium

Ezech. 43- 2 Et vox erat ei quasi vox aquarum multarum
47- 7 Ligna multa nimis ex utraque parte
- 9 Erunt pisces multi satis postquam venerint
Dan. 2- 6 Dona et honorem multum accipietis a me
-48 Et munera multa et magna dedit ei
8-26 Visionem signa, quia post multos dies erit
9-18 Sed in miserationibus tuis multis
-27 Confirmabit autem pactum multis hebdomada una
11- 3 Rex fortis, et dominabitur potestate multa
- 5 Multa enim dominatio ejus
-12 Et dejiciet multa millia, sed non prævalebit
-14 Multi consurgent adversus regem Austri
-18 Et convertet faciem suam ad insulas, et capiet multas
-25 Provocabitur ad bellum multis auxiliis
-28 Revertetur in terram suam cum opibus multis
-39 Et dabit eis potestatem in multis
-41 Et introibit in terram gloriosam, et multæ corruent
12- 2 Multi de his qui dormiunt in terræ pulvere
- 3 Et qui ad justitiam erudiunt multos
-10 Dealbabuntur, et quasi ignis probabuntur multi
Osee. 3- 3 Et dixi ad eam : Dies multos expectabis me
- 4 Quia dies multos sedebunt filii Isr. sine rege
Joel. 2- 2 Super montes populus multus et fortis
-11 Quia multa sunt nimis castra ejus
-13 Misericors est, patiens et multæ misericordiæ
Amos. 3- 9 Et videte insanias multas in medio ejus
-15 Et dissipabuntur ædes multæ, dicit Dom.
5-12 Quia cognovi multa scelera vestra
7- 4 Et devorabit abyssum multam, et comedit
8- 3 Dicit Dominus Deus : multi morientur
Jonæ. 4- 2 Misericors es, patiens et multæ miserationis
-11 In qua sunt plus quam centum viginti millia hominum... et jumenta multa
Mich. 4- 2 Et properabunt gentes multæ, et dicent
- 3 Et judicabit inter populos multos
-11 Nunc congregatæ sunt super te gentes multæ
-13 Et comminues populos multos, et interficies
5- 7 In medio populorum multorum quasi ros
- 8 In gentibus in medio populorum multorum
6- 7 Aut in multis millibus hircorum pinguium
Habac. 2- 8 Quia tu spoliasti gentes multas
-10 Concidisti populos multos
-13 Laborabunt enim populi in multo igne
3-15 Viam fecisti... in luto aquarum multarum
Zach. 2-11 Applicabuntur gentes multæ ad Dominum
7- 3 Vel sanctificare me debeo, sicut jam feci multis annis
8-20 Et habitent in civitatibus multis
-22 Et venient populi multi et gentes robustæ
14-14 Aurum, et argentum, et vestes multæ satis
Malac. 2- 6 Et multos avertit ab iniquitate
1 Mac. 1- 2 Constituit prælia multa, et obtinuit omnium
-10 Et filii eorum post eos annis multis
-12 Et suaserunt multis, dicentes : Eamus Recessimus ab eis, invenerunt nos multa mala
-19 Et fugit, et ceciderunt vulnerati multi
-32 Et perdidit populum multum ex Israël
-45 Et multi ex Israël consenserunt servituti ej.
-55 Et congregati sunt multi de populo ad eos
-65 Et multi de populo Isr. definierunt apud se
2-16 Et multi de populo Israël consentientes
-18 Amplificatus auro et argento et muneribus multis
-29 Descenderunt multi quærentes judicium
-31 In deserto, et abiissent post illos multi
3- 7 Et exacerbabat reges multos
-10 Et a Samaria virtutem multam et magnam
-11 Et ceciderunt vulnerati multi, et reliqui fugerunt
-18 Facile est concludi multos in manus paucorum : et non est differentia in conspectu Dei cœli liberare in multis et in paucis
-31 Et cogitavit.. congregare argentum multum
-41 Et acceperunt argentum et aurum multum
4- 9 Cum sequeretur eos Pharao cum exercitu multo
-23 Et acceperunt aurum multum et argentum
5- 7 Et commisit cum eis prælia multa
-21 Et commisit prælia multa cum gentibus
-26 Quia multi ex eis comprehensi sunt in Barasa
-30 Ecce populus multus, cujus non erat numerus
-38 In circuitu nostro sunt, exercitus multus
6- 6 Invaluerunt armis, et viribus, et spoliis multis
- 9 Et erat illic per dies multos
-31 Et pugnaverunt dies multos, et fecerunt machinas

1 Mac. 6-51 Et convertit castra ad locum sanctificationis dies multos
-52 Et pugnaverunt dies multos
7-19 Et misit, et comprehendit multos ex eis
-25 Et accusavit eos multis criminibus
8-10 Et ceciderunt ex eis multi, et captivas duxer.
-19 Et abierunt Romam viam multam valde
9- 2 Et peremerunt animas hominum multas
- 6 Et viderunt multitudinem exercitus quia multi sunt
Et multi subtraxerunt se de castris
-17 Ceciderunt vulnerati multi ex his et ex illis
-20 Planctu magno, et lugebant dies multos
-22 Non sunt descripta : multa enim erant valde
-39 Et ecce tumultus et apparatus multus
Cum tympanis, et musicis, et armis multis
-40 Occiderunt eos, et ceciderunt vulnerati multi
-60 Et surrexit ut veniret cum exercitu multo
-64 Et oppugnavit eam dies multos
-69 Et iratus... multos ex eis occidit
10-28 Et remittemus vobis præstationes multas
-60 Et dedit illis argentum multum et aurum
-77 Et admovit... exercitum multum
-87 Reversus est... cum suis habentibus spolia multa
11- 1 Congregavit exercitum... et naves multas
-20 Et fecerunt contra eam machinas multas
-24 Et accepit... vestem et alia xenia multa
-40 Et mansit ibi diebus multis
-48 Ceperunt spolia multa in die illa
-51 Regressi sunt in Jer. habentes spolia multa
-63 Cum exercitu multo, volentes eum removere
-65 Et expugnabat eam diebus multis
12-10 Multa enim tempora transierunt, ex quo misistis
-13 Nos autem circumdederunt multæ tribulationes et multa prælia
-24 Quoniam regressi sunt principes Demetrii cum exercitu multo supra quam prius
-42 Quia venit Jonathas cum exercitu multo
13-12 Et movit Tryphon a Ptolemaïda cum exercitu multo, ut veniret in terram Juda
-22 Erat autem nix multa valde, et non venit in Galaaditim
-26 Planctu magno, et luxerunt eum dies multos
-49 Et multi ex eis fame perierunt
14- 7 Et congregavit captivitatem multam
-32 Erogavit pecunias multas, et armavit viros
15- 4 Qui desolaver. civitates multas in regno m.
-29 Dominati estis per loca multa in regno meo
16- 8 Et ceciderunt ex eis multi vulnerati
-11 Et habebat argentum et aurum multum
2 Mac. 1-14 Et ut acciperet pecunias multas dotis nomine
-20 Cum autem præteriissent anni multi
-35 Sacerdotibus donavit multa bona, et alia
2-28 Et quærunt aliorum voluntati parere propter multorum gratiam
3-26 Sine intermissione multis plagis verberantes
-27 Eumque multa caligine circumfusum rapuerunt
-28 Qui cum multis cursoribus... ingressus est
4-39 Multis a. sacrilegiis in templo... commissis
Congregata est multitudo adversum Lysimachum, multo jam auro exportato
-42 Et multi quidem vulnerati
-45 Promisit Ptolemæo multas pecunias dare
5- 9 Et qui multos de patria sua expulerat
-10 Et qui insepultos multos abjecerat
-18 Contigisset eos multis peccatis esse involutos
6-13 Etenim multo tempore non sinere peccatoribus ex sententia agere
-24 Ut multi adolescentium, arbitrantes
7-26 Cum a. multis eam verbis esset hortatus
8-32 Virum scelestum, qui in multis Judæos afflixerat
9- 6 Et quidem satis juste, quippe qui multis et novis cruciatibus aliorum torserat viscera
-25 Quem sæpe... multis vestr. commendabam
10-17 Multaque vi insistentes, loca obtinuerunt
-19 Eisque qui cum ipsis erant satis multis
12-12 Judas a. arbitratus vere in multis eos utiles
-24 Et multis precibus postulabat ut vivus dimitteretur, eo quod multorum ex Judæis parentes haberet
-27 In hac autem machinæ multæ
13- 3 Cum multa fallacia deprecabatur Antioch.
- 8 Quia multa erga aram Dei delicta commisit
14-38 Hic multis temporibus continentiæ propositum tenuit in Judaismo
Matth. 2-18 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus
3- 7 Videns autem multos Pharisæorum et Sadducæorum
7-13 Et multi sunt qui intrant per eam

Matth. 7-22 Multi dicent mihi in illa die : Domine
Et in nomine tuo virtutes multas fecimus
8- 1 Secutæ sunt eum turbæ multæ
-11 Multi ab Oriente et Occidente venient
-16 Obtulerunt ei multos dæmonia habentes
-18 Videns a. Jesus turbas multas circum se
-30 Erat autem non longe ab illis grex multorum porcorum pascens
9-10 Ecce multi publicani et peccatores venientes
-37 Messis quidem multa, operarii autem pauci
10-31 Multis passeribus meliores estis vos
12-15 Recessit inde : et secuti sunt eum multi
13- 2 Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ
- 3 Et locutus est eis multa in parabolis
- 5 Ubi non habebant terram multam
-17 Quia multi prophetæ et justi cupierunt videre quæ videtis
-58 Et non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem eorum
14-14 Vidit turbam multam, et misertus est eis
15-30 Et accesserunt ad eum turbæ multæ, habentes secum multos cæcos, claudos, debiles, et alios multos
16-21 Quia oporteret eum... multa pati a senioribus
19- 2 Et secutæ sunt eum turbæ multæ
-22 Erat enim habens multas possessiones
-30 Multi autem erunt primi novissimi
20-16 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
-28 Dare animam suam, redemptionem pro multis
-29 Secuta est eum turba multa
22-14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
24- 5 Multi enim venient in nomine meo, dicentes: Ego sum Christus : et multos seducent
-10 Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent
-11 Multi pseudoprophetæ surgent, et seducent multos
-12 Refrigescet charitas multorum
-30 Videbunt Filium hominis venientem...cum virtute multa et majestate
25-21 Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam
-23 Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam
26- 9 Potuit enim istud venumdari multo
-28 Qui pro multis effundetur in remissionem
-47 Judas... venit, et cum eo turba multa
-60 Cum multi falsi testes accessissent
27-19 Multa enim passa sum hodie per visum
-52 Et multa corpora sanctorum... surrexerunt
-53 Venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis
-55 Erant autem ibi mulieres multæ a longe
Marc. 1-34 Curavit multos... dæmonia multa ejiciebat
2- 2 Convenerunt multi, ita ut non caperet
-15 Multi publicani et peccatores simul discumbebant
Erant e. multi, qui et sequebantur eum
3- 7 Et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est eum
-10 Multos e. sanabat, ita ut irruerent in eum
4- 1 Et congregata est ad eum turba multa
- 2 Et docebat eos in parabolis multa
- 5 Sup. petrosa, ubi non habuit terram multam
-33 Et talibus multis parabolis loquebatur eis
5- 9 Legio mihi nomen est, quia multi sumus
-21 Convenit turba multa ad eum, et erat circa
-24 Abiit cum illo, et sequebatur eum turba multa
-26 Fuerat multa perpessa a complurib. medicis
6- 2 Multi audientes admirabantur in doctrina
-13 Et dæmonia multa ejiciebant, et ungebant oleo multos ægros, et sanabant
-20 Custodiebat eum, et audito eo multa faciebat
-31 Erant e. qui veniebant et redibant multi
-33 Vider. eos abeuntes, et cognoverunt multi
-34 Exiens vidit turbam multam Jesus
Et cœpit illos docere multa
-35 Cum jam hora multa fieret, accesserunt
7- 4 Alia multa sunt quæ tradita sunt illis
- 8 Et alia similia his facitis multa
-13 Et similia hujusmodi multa facitis
8- 1 In diebus illis iterum cum turba multa esset
-31 Quoniam oportet Filium hominis pati multa
9-11 Ut multa patiatur, et contemnatur
-25 Ita ut multi dicerent : Quia mortuus est
10-22 Erat enim habens multas possessiones
-31 Multi autem erunt primi novissimi
-45 Daret animam suam redemptionem pro multis
-48 Et comminabantur ei multi ut taceret
11- 8 Multi a. vestimenta sua straverunt in via

Marc. 12-37 Et multa turba eum libenter audivit
-41 Et multi divites jactabant multa
13- 6 Multi enim venient in nomine meo dicentes, quia ego sum : et multos seducent
-26 Venientem in nubibus cum virtute multa
14-24 Hic est sanguis meus... qui pro multis effundetur
-43 Cum eo turba multa, cum gladiis et lignis
-56 Multi enim testimonium falsum dicebant
15- 3 Accusabant eum summi sacerdotes in multis
-41 Aliæ multæ, quæ simul cum eo ascenderant
Luc. 1- 1 Multi conati sunt ordinare narrationem
-14 Et multi in nativitate ejus gaudebunt
-16 Multos filiorum Israël convertet ad Dom.
2-34 Et in resurrectionem multorum in Israel
-35 Ut revelentur ex multis cordibus cogitation.
-36 Hæc processerat in diebus multis, et vixerat
3-18 Multa quid. et alia exhortans evangelizabat
4-25 Multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israel
-27 Et multi leprosi erant in Israël sub Eliseo
5-15 Et conveniebant turbæ multæ ut audirent
6-23 Ecce enim merces vestra multa est in cœlo
-35 Erit merces vestra multa, et eritis filii Altiss.
7-12 Vidua erat : et turba civitatis multa cum illa
-21 In ipsa a. hora multos curavit a languoribus
Et cæcis multis donavit visum
-47 Remittuntur ei peccata multa, quon. dilexit
8- 3 Susanna, et aliæ multæ, quæ ministrabant ei
-27 Qui habebat dæmonium jam temporibus multis
-29 Multis enim temporibus arripiebat illum
-30 Quia intraverant dæmonia multa in eum
-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum
9-22 Quia oportet Filium hominis multa pati
-37 Occurrit illis turba multa
10- 2 Messis quidem multa, operarii autem pauci
-24 Dico enim vobis, quod multi prophetæ
11-53 Cœperunt... os ejus opprimere de multis
12- 1 Multis autem turbis circumstantibus
- 7 Multis passeribus pluris estis vos
-19 Habes multa bona posita in annos plurimos
-47 Ille autem servus... vapulabit multis
13-24 Quia multi, dico vobis, quærent intrare
14-16 Homo quidam fecit cœnam magnam et vocavit multos
-25 Ibant autem turbæ multæ cum eo
15-13 Non post multos dies, congregatis omnibus
17-25 Primum autem oportet illum multa pati
18- 4 Et nolebat per multum tempus
20- 9 Et ipse peregre fuit multis temporibus
21- 8 Multi enim venient in nomine meo
22-65 Alia multa blasphemantes dicebant in eum
23- 8 Erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audierat multa de eo
- 9 Interrogabat a. eum multis sermonibus
-27 Sequebatur a. illum multa turba populi
Joan. 2-12 Et ibi manserunt non multis diebus
-23 Multi crediderunt in nomine ejus
3-23 Juxta Salim : quia aquæ multæ erant illic
4-39 Multi crediderunt in eum Samaritanorum
5- 6 Hunc cum vidisset Jesus jacentem, et cognovisset quia jam multum tempus haberet
6-10 Erat autem fœnum multum in loco
-61 Multi ergo audientes ex Discipulis ejus
-67 Ex hoc multi Discipulorum ejus abierunt
7-12 Et murmur multum erat in turba de eo
-31 De turba autem multi crediderunt in eum
8-26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare
-30 Hæc illo loquente, multi credider. in eum
10-20 Dicebant a. multi ex ipsis : Dæmon. habet
-32 Multa bona opera ostendi vobis ex Patre
-41 Et multi venerunt ad eum, et dicebant
-42 Et multi crediderunt in eum
11-19 Multi a. ex Judæis venerant ad Martham
-45 Multi ergo ex Judæis qui venerant ad Mariam
-47 Quid facimus, quia hic homo multa signa facit ?
-55 Ascenderunt multi Jerosolymam de regione
12- 9 Cognovit ergo turba multa ex Judæis
-11 Quia multi propter illum abibant ex Judæis
-12 In crastinum a. turba multa quæ venerat
-25 Si a. mortuum fuerit, multum fruct. affert
-42 Et ex principibus multi crediderunt in eum
14- 2 In domo Patris mei mansiones multæ sunt
-30 Jam non multa loquar vobiscum
15- 5 Et ego in eo, hic fert fructum multum
16-12 Adhuc multa habeo vobis dicere
19-20 Hunc ergo titulum multi Judæor. legerunt
20-30 Multa quidem et alia signa fecit Jesus
21-25 Sunt autem et alia multa quæ fecit Jesus
Act. 1- 3 Post passionem suam in multis argumentis
- 5 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies
Act. 2-43 Multa quoque prodigia et signa per Apostolos
4- 4 Multi autem eorum qui audierant verbum
5-12 Fiebant signa et prodigia multa in plebe
6- 7 Multa etiam turba sacerdotum obediebat
8- 7 Multi e. eorum qui habebant spiritus imm.
- 8 Multi autem paralytici et claudi curati sunt
-11 Multo tempore magiis suis dementasset eos
-25 Redibant Jerosolymam, et multis regionibus Samaritanorum evangelizabant
9-13 Domine, audivi a multis de viro hoc
-23 Cum autem implerentur dies multi
-42 Et crediderunt multi in Domino
-43 Factum est autem ut dies multos moraretur in Joppe
10- 2 Faciens eleemosynas multas plebi
-27 Et invenit multos qui convenerant
11-21 Multusq. numerus credentium conversus est
-24 Et apposita est multa turba Domino
-26 Et docuerunt turbam multam
12-12 Ubi erant multi congregati et orantes
13-30 Qui visus est per dies multos his
-43 Secuti sunt multi Judæorum et colentium
14- 3 Multo igitur tempore demorati sunt
-20 Cumque.. et docuissent multos, reversi sunt Lystram
-21 Et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei
16-18 Hoc autem faciebat multis diebus
-23 Et cum multas plagas eis imposuissent
17-12 Et multi quidem crediderunt ex eis et mulierum
18- 8 Et multi Corinthiorum audientes credebant
-10 Quoniam populus est mihi multus in hac civitate
-18 Cum adhuc sustinuisset dies multos
19-18 Multique credentium veniebant confitentes
-19 Multi a. ex eis qui fuerant curiosa sectati
-26 Paulus hic suadens avertit multam turbam
20- 2 Et exhortatus eos fuisset multo sermone
22-28 Multa summa civilitatem hanc consecutus sum
24- 2 Cum in multa pace agamus per te, et multa corrigantur per tuam providentiam
-10 Ex multis annis te esse judicem genti huic sciens
25- 7 Multas et graves causas objicientes
-23 Altera autem die cum venisset Agrippa, et Bernice, cum multa ambitione
26- 9 Existimaveram me adversus nomen Jesu Nazareni debere multa contraria agere
-10 Multos sanctorum ego in carceribus inclusi
-24 Multæ te litteræ ad insaniam convertunt
27- 7 Et cum multis diebus tarde navigaremus
- 9 Multo autem tempore peracto
-10 Cum injuria et multo damno, non solum oneris
-21 Et cum multa jejunatio fuisset, tunc stans
28-10 Qui et. multis honoribus nos honoraverunt
-29 Multam habentes inter se quæstionem
Rom. 4-17 Quia patrem multarum gentium posui te
-18 Ut fieret pater multarum gentium
5-15 Si enim unius delicto multi mortui sunt
-16 Gratia a. ex multis delictis in justificationem
-19 Peccatores constituti sunt multi
Per unius obeditionem, justi constituentur multi
8-29 Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus
9-22 Sustinuit in multa patientia, vasa iræ
12- 4 In uno corpore multa membra habemus
- 5 Ita multi unum corpus sumus in Christo
15-23 Ex multis jam præcedentibus annis
16- 2 Etenim ipsa quoque astitit multis et mihi
1 Cor. 1-26 Quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles
2- 3 Et timore et tremore multo fui apud vos
4-15 Nam si decem millia pædagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres
8- 5 Siquidem sunt dii multi et domini multi
10-17 Unus panis, unum corpus multi sumus
-33 Non quærens quod mihi utile est, sed quod multis
11-30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles, et dormiunt multi
12-12 Corpus unum est, et membra habet multa
Omnia a. membra corporis cum sint multa
-14 Corpus non est unum membrum, sed multa
-20 Nunc autem multa quidem membra
14-10 Tam multa, ut puta, genera linguarum sunt
15- 6 Ex quibus multi manent usque adhuc
16- 9 Magnum et evidens : et adversarii multi
2 Cor. 1-11 Ut ex multorum personis, ejus quæ in nobis est donationis, per multos gratiæ agantur
2- 4 Nam ex multa tribulatione et angustia cordis scripsi vobis per multas lacrymas
2 Cor. 3-12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia utimur
4-15 Ut gratia abundans, per multos in gratiarum actione, abundet in gloriam Dei
6- 4 In multa patientia, in tribulationibus
-10 Sicut egentes, multos autem locupletantes
7- 4 Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriatio pro vobis
8- 2 Quod in multo experimento tribulationis abundantia gaudii ipsorum fuit
- 4 Cum multa exhortatione obsecrantes nos
-22 Quem probavimus in multis sæpe sollicitum
Multo sollicitiorem, confidentia multa in vos
9-12 Sed etiam abundat per multas gratiarum actiones in Domino
11-18 Quoniam multi gloriantur secundum carnem
-27 In labore, et ærumna, in vigiliis multis, in fame et siti, in jejuniis multis
12-21 Lugeam multos ex iis qui ante peccaverunt
Galat. 1-14 Et proficiebam in Judaismo supra multos coætaneos meos in genere meo
3-16 Non dicit : Et seminibus, quasi in multis
4-27 Quia multi filii desertæ, magis quam ejus
Philip. 3-18 Multi enim ambulant, quos sæpe dicebam
Colos. 4-13 Quod habet multum laborem pro vobis
1 Thes. 1- 5 Et in Spiritu sancto et in plenitudine multa
- 6 Excipientes verbum in tribulatione multa
2- 2 Sed ante passi multa, et contumeliis affecti
Fiduciam habuimus in Deo nostro loqui ad vos Evangelium Dei in multa sollicitudine
-17 Faciem vestram videre cum multo desiderio
1 Tim. 3- 8 Non bilingues, non multo vino deditos
-13 Gradum bonum sibi acquirent, et multam fiduciam in fide
6- 9 Incidunt in... desideria multa inutilia
-10 Et inseruerunt se doloribus multis
-12 Et confessus bonam confessionem coram multis testibus
2 Tim. 2- 2 Et quæ audisti a me per multos testes
4-14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit
Tit. 1-10 Sunt e. multi etiam inobedientes, vaniloqui
2- 3 Non multo vino servientes, bene docentes
Phile. - 8 Propter quod multam fiduciam habens
Hebr. 1- 1 Multisque modis olim Deus loquens patribus
2-10 Qui multos filios in gloriam adduxerat
9-28 Oblatus est ad multorum exhaurienda peccata
12-15 Et per illam inquinentur multi
-22 Et multorum millium Angelorum frequent.
Jacob. 3- 2 In multis enim offendimus omnes
2 Petr. 2- 2 Et multi sequentur eorum luxurias
1 Joan. 2-18 Et nunc Antichristi multi facti sunt
4- 1 Quoniam multi pseudoprophetæ exierunt
2 Joan. - 7 Quoniam multi seductores exierunt in mundum
3 Joan. -13 Multa habui tibi scribere : sed nolui
Apoc. 1-15 Vox illius tanquam vox aquarum multarum
5-11 Et audivi vocem Angelorum multorum
8- 3 Et data sunt illi incensa multa
-11 Et multi hominum mortui sunt de aquis
9- 9 Sicut vox curruum equorum multorum
10-11 Et populis, et linguis, et regibus multis
14- 2 Audivi... tanq. vocem aquarum multarum
19- 1 Audivi quasi vocem turbarum multarum
-12 Et in capite ejus diademata multa

MULUS, MULA.

2 Reg. 13-29 Ascenderunt singuli mulas suas, et fugerunt
18- 9 Accidit a. ut occurreret Absalom servis David, sedens mulo : cumque ingressus fuisset mulus subter condensam quercum... mulus cui insederat, pertransivit
3 Reg. 1-33 Et imponite Salomonem... super mulam m.
-38 Super mulam regis David
-44 Et imposuerunt eum super mulam regis
10-25 Et singuli deferebant ei... et equos et mulos
18- 5 Si forte possimus.. et salvare equos et mulos
1 Par. 12-40 Afferebant panes in asin. et camelis et mulis
2 Par. 9-24 Et arma, et aromata, equos, et mulos
1 Esdr. 2-66 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
2 Esdr. 7-68 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
Tobiæ. 6-17 Et suæ libidini ita vacent, sicut equus et mulus
Psal. 31- 9 Nolite fieri sicut equus et mulus
Isai. 66-20 Et in lecticis, et in mulis, et in carrucis
Ezech. 27-14 Et mulos adduxerunt ad forum tuum
Zach. 14-15 Et sic erit ruina equi, et muli, et cameli

MUNDATIO.

Levit. 16-30 Atque mundatio ab omnibus peccatis vestris

MUNDITIA.

Gen. 20- 5 In... munditia manuum mearum feci hoc
Levit. 13- 7 Redditus munditiæ, iterum lepra creverit

2 Reg. 22-21 Et secundum munditiam manuum mearum reddet mihi
-25 Et secundum munditiam manuum mearum
Job. 22-30 Salvabitur a. in munditia manuum suarum
Prov. 22-11 Qui diligit cordis munditiam
Sap. 7-24 Attingit a. ubique propter suam munditiam

MUNDO.

Gen. 35- 2 Et mundamini, ac mutate vestimenta vestra
Exod. 29-36 Mundabisque altare cum immolaveris
Levit. 11-32 Usque ad vesperum, et sic postea mundabuntur
12- 7 Et sic mundabitur a profluvio sanguinis sui
- 8 Orabitq. pro ea sacerdos, et sic mundabitur
13- 6 Mundabit eum, quia scabies est
-28 Mundabitur, quia cicatrix est combusturæ
-34 Mundabit eum, lotisque vestibus suis
-59 Quomodo mundari debeat, vel contaminari
14- 2 Hic est ritus leprosi, quando mundandus est
- 3 Cum invenerit lepram esse mundatam
- 7 Quo asperget illum qui mundandus est
-14 Ponet super extremum auriculæ ejus qui mundatur
-17 Fundet super extremum auriculæ dextræ ejus qui mundatur
-20 Et homo rite mundabitur
-25 De sanguine ejus ponet super extremum auriculæ dextræ illius qui mundatur
-28 Tangetque extremum dextræ auriculæ illius qui mundatur
-53 Orabit pro domo, et jure mundabitur
16-30 Coram Domino mundabimini
22- 7 Tunc mundatus vescetur de sanctificatis
Num. 4-13 Sed et altare mundabunt cinere
8- 7 Cumque laverint vestimenta sua, et mundati fuerint
19-12 Aspergetur ex hac aqua.. et sic mundabitur
33-53 Mundantes terram, et habitantes in ea
3 Reg. 14-10 Et mundabo reliquias domus Jeroboam Sicut mundari solet fimus usque ad purum
4 Reg. 5-10 Lavare septies in Jordane.. atq. mundaberis
-12 Ut laver in eis, et munder
-13 Quia nunc dixit tibi : Lavare, et mundaberis
-14 Sicut caro pueri parvuli, et mundatus est
2 Par. 29- 5 Mundate domum Domini Dei patrum vest.
-17 Cœper. a. prima die mensis primi mundare
34- 3 Mundavit Judam et Jerusalem ab excelsis
- 5 Mundavitque Judam et Jerusalem
- 8 Mundata jam terra et templo Domini, misit
2 Esdr. 12-30 Et mundati sunt sacerdotes et Levitæ, et mundaverunt populum et portas
13-22 Dixi quoque Levitis ut mundarentur
-30 Igitur mundavi eos ab omnibus alienigenis
Psal. 18-13 Ab occultis meis munda me
50- 4 Et a peccato meo munda me
- 9 Asperges me hyssopo, et mundabor
Eccli. 34- 4 Ab immundo quid mundabitur ?
38-10 Et ab omni delicto munda cor tuum
-34 Et vigilia sua mundabit fornacem
Isai. 6- 7 Iniquitas tua, et peccat. tuum mundabitur
52-11 Mundamini, qui fertis vasa Domini
Jerem. 13-27 Væ tibi, Jerusal. : non mundaberis post me
44-10 Non sunt mundati usque ad diem hanc
Ezech. 16-30 In quo mundabo cor tuum, ait Dominus
24-13 Quia mundare te volui, et non es mundata a sordibus tuis : sed nec mundaberis prius
36-25 Mundabimini ab omnibus inquinamentis Et ab universis idolis vestris mundabo vos
-33 In die qua mundavero vos ex omnibus iniq.
39-12 Ut mundent terram septem mensibus
-16 Nomen autem civitatis Amona, et mundabunt terram
43-20 Et mundabis illud, et expiabis
-26 Expiabunt altare, et mundabunt illud
Dan. 8-14 Et mundabitur sanctuarium
Joel. 3-21 Et mundabo sanguinem eorum, quem non mundaveram
Nahum. 1- 3 Et mundans non faciet innocentem
1 Mac. 4-36 Ascendamus nunc mundare sancta
-43 Et sancta mundaverunt, et tulerunt lapides
13-47 Mundavit ædes in quibus fuerant simulacra
-50 Et mundavit arcem a contaminationibus
2 Mac. 10- 7 Qui prosperavit mundari locum suum
14-36 Domum istam, quæ nuper mundata est
Matth. 8- 2 Domine, si vis, potes me mundare
- 3 Tetigit eum, dicens : Volo : mundare. Et confestim mundata est lepra ejus
10- 8 Leprosos mundate, dæmones ejicite
11- 5 Leprosi mundantur, surdi audiunt
12-44 Invenit eam vacantem, scopis mundatam
23-25 Quia mundatis quod deforis est calicis
-26 Cæce, munda prius quod intus est calicis
Marc. 1-40 Genu flexo dixit ei : Si vis, potes me mundare
-41 Et tangens eum, ait illi : Volo : mundare
-42 Statim discessit ab eo lepra, et mundatus est
Luc. 4-27 Et nemo eorum mundatus est nisi Naaman
5-12 Dicens : Domine, si vis, potes me mundare
-13 Tetigit eum, dicens : Volo : mundare
7-22 Leprosi mundantur, surdi audiunt
11-25 Invenit eam scopis mundatam, et ornatam
-39 Quod deforis est calicis et catini, mundatis
17-14 Et factum est, dum irent, mundati sunt
-15 Ut vidit quia mundatus est, regressus est
-17 Jesus dixit : Nonne decem mundati sunt ?
Act. 11- 9 Quæ Deus mundavit, tu ne commune dixeris
2 Cor. 7- 1 Mundemus nos ab omni inquinamento carnis
Ephes. 5-26 Mundans lavacro aquæ in verbo vitæ
Tit. 2-14 Et mundaret sibi populum acceptabilem
Hebr. 9-22 In sanguine secundum legem mundantur
-23 Necesse est ergo exemplaria quidem cœlestium his mundari
10- 2 Cultores semel mundati

MUNDUS, A, UM.

Gen. 7- 2 Ex om. animantibus mundis tolle septena
- 8 De animantibus quoq. mundis et immundis
8-20 Et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis
Exod. 25-11 Et deaurabis eam auro mundissimo intus
-17 Facies et propitiatorium de auro mundissimo
-31 Et candelabrum ductile de auro mundissimo
37- 6 Fecit et propitiatorium, id est, oraculum, de auro mundissimo
-11 Circumdeditque eam auro mundissimo
-17 Et candelabrum ductile de auro mundissimo
-23 Fecit et lucernas... de auro mundissimo
-29 Et thymiama de aromatibus mundissimis
Levit. 4-12 Efferet extra castra in locum mundum
6-11 In loco mundissimo usque ad favillam consumi faciet
7-19 Qui fuerit mundus, vescetur ex ea
10-10 Et ut habeatis scientiam discernendi... inter pollutum et mundum
-14 Edetis in loco mundissimo, tu et filii tui
11-36 Et omnis aquarum congregatio munda erit
-47 Ut differentias noveritis mundi et immundi
13- 6 Lavabitq. homo vestim. sua, et mundus erit
-13 Et teneri lepra mundissima judicabit Et idcirco homo mundus erit
-17 Eum sacerdos, et mundum esse decernet
-23 Ulceris est cicatrix, et homo mundus erit
-34 Lotisque vestibus suis mundus erit
-37 Et confidenter eum pronuntiet mundum
-39 Sciat non esse lepram... hominem mundum
-40 Vir, de cujus capite capilli fluunt, calvus et mundus est
-41 Et si a fronte ceciderint pili, recalvaster et mundus est
14-57 Ut possit sciri quo tempore mundum quid
15- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit super eum qui mundus est
-13 Lotis vestibus et toto corpore... erit mundus
17-15 Et hoc ordine mundus fiet
20-25 Separate ergo et vos jumentum mundum ab immundo, et avem mundam ab immunda
24- 4 Super candelabr. mundissimum ponentur
Num. 9-13 Si quis autem et mundus est, et in itinere non fuit
18-11 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
-13 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
19- 9 Colliget autem vir mundus cineres vaccæ
-18 In quibus cum homo mundus tinxerit hyssopum
-19 Atque hoc modo mundus lustrabit immundum
Deut. 12-15 Sive mundum, hoc est, integrum et sine macula
-22 Mundus et immund. in commune vescentur
14-11 Omnes aves mundas comedite
-20 Omne quod mundum est, comedite
15-22 Tam mundus quam immundus similiter vescentur eis
21- 5 Quidquid mundum vel immundum est, judicetur
Josue. 2-20 Erimus mundi ab hoc juramento quo adjurasti nos
1 Reg. 20-26 Ut non esset mundus, nec purificatus
21- 4 Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus
2 Reg. 3-28 Ait : Mundus ego sum, et regnum meum
2 Par. 3- 4 Deauravit eam intrinsecus auro mundissimo
4-16 Omnia vasa fecit... ex ære mundissimo
-21 Omnia de auro mundissimo facta sunt
9-17 Et vestivit illud auro mundissimo
13-11 Et proponuntur panes in mensa mundissima
1 Esdr. 6-20 Omnes mundi ad immolandum Pascha
Tobiæ. 3-16 Mundam servavi animam meam ab omni
13-22 Ex lapide candido et mundo omnes plateæ
Judith. 12- 9 Et introiens, munda manebat in tabernac.
Job. 8- 6 Si mundus et rectus incesseris, statim evigilabit ad te
9-30 Et fulserint velut mundissimæ manus meæ
10-14 Cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris ?
11- 4 Et mundus sum in conspectu tuo
14- 4 Quis potest facere mundum de immundo
15-15 Et cœli non sunt mundi in conspectu ejus
16-18 Cum haberem mundas ad Deum preces
17- 9 Et mundis manibus addet fortitudinem
25- 4 Aut apparere mundus natus de muliere
- 5 Et stellæ non sunt mundæ in conspectu ejus
28-19 Nec tincturæ mundissimæ componetur
33- 9 Mundus sum ego et absque delicto
Psal. 23- 4 Innocens manibus et mundo corde
50-12 Cor mundum crea in me, Deus
Prov. 6-29 Non erit mundus cum tetigerit eam
20- 9 Mundum est cor meum, purus sum a pecc.
-11 Si munda et recta sint opera ejus
21- 8 Qui autem mundus est, rectum opus ejus
30-12 Generatio quæ sibi munda videtur
Eccle. 9- 2 Eo quod universa æque eveniant... bono et malo, mundo et immundo
Sap. 7-23 Intelligibilis, mundus, subtilis
14-24 Neque nuptias mundas jam custodiunt
15- 7 Fingit quæ munda sunt in usum vasa
Isai. 1-16 Lavamini, mundi estote, auferte malum
13-12 Pretiosior erit vir auro, et homo mundo obrizo
66-17 Qui sanctificabantur, et mundos se putabant
-20 Quomodo si inferant filii Israel munus in vase mundo in domum Domini
Ezech. 22-26 Inter pollut. et mundum non intellexerunt
36-25 Et effundam super vos aquam mundam
44-23 Et inter mundum et immundum ostendent
Dan. 7- 9 Et capilli capitis ejus quasi lana munda
13-46 Mundus ego sum a sanguine hujus
Habac. 1-13 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum
Zach. 3- 5 Ponite cidarim mundam super caput ejus Posuerunt cidarim mundam super caput ej.
Malac. 1-11 Et offertur nomini meo oblatio munda
2 Mac. 7-40 Et hic itaque mundus obiit, per omnia
Matth. 5- 8 Beati mundo corde : quoniam ipsi Deum videbunt
23-26 Ut fiat id, quod deforis est, mundum
27-59 Joseph involvit illud in sindone munda
Luc. 11-41 Et ecce omnia munda sunt vobis
Joan. 13-10 Nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus Et vos mundi estis, sed non omnes
-11 Propterea dixit : Non estis mundi omnes
15- 3 Jam vos mundi estis propter sermonem
Act. 18- 6 Mundus ego, ex hoc ad gentes vadam
20-26 Quia mundus sum a sanguine omnium
Rom. 14-20 Omnia quidem sunt munda
Tit. 1-15 Omnia munda mundis : coinquinatis autem et infidelibus nihil est mundum
Hebr. 10-22 Et abluti corpus aqua munda
Jacob. 1-27 Religio munda et immaculata apud Deum
Apoc. 15- 6 Vestiti lino mundo et candido, et præcincti
19-14 Vestiti byssino albo et mundo
21-18 Ipsa vero civitas, aurum mundum simile vitro mundo
-21 Platea civitatis aurum mundum

MUNDUS. *Substant.*

Gen. 41-45 Vocavit eum lingua Ægyptiaca, Salvatorem mundi
Job. 28-24 Ipse enim fines mundi intuetur
Eccle. 3-11 Et mundum tradidit disputationi eorum
Eccli. 14-12 Testamentum e. huj. mundi morte morietur
26-21 Sicut sol oriens mundo in altissimis Dei
43-10 Mundum illuminans in excelsis Dominus
Habac. 3- 6 Incurvati sunt colles mundi
2 Mac. 3-12 Quod per mundum universum honoratur
7- 9 Sed Rex mundi defunctos nos... suscitabit
-23 Sed enim mundi Creator, qui formavit hom.
8-18 Qui potest... universum mundum uno nutu delere
12-15 Invocato magno mundi Principe
13-14 Dans itaq. potestatem omnium Deo mundi creatori
Matth. 4- 8 Ostendit ei omnia regna mundi
5-14 Vos estis lux mundi
13-35 Eructabo abscondita a constitutione mundi
-38 Ager autem est mundus
16-26 Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur
18- 7 Væ mundo a scandalis !
24-21 Qualis non fuit ab initio mundi usque modo
25-34 Possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi
26-13 Ubicumque prædicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo
Marc. 8-36 Quid enim proderit homini, si lucretur mundum totum

Marc. 14- 9 Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo
16-15 Euntes in mundum universum, prædicate
Luc. 9-25 Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum
11-50 Qui effusus est a constitutione mundi
12-30 Hæc enim omnia gentes mundi quærunt
Joan. 1- 9 Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum
-10 In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit
-29 Ecce qui tollit peccatum mundi
3-16 Sic enim Deus dilexit mundum
-17 Non enim misit Deus Filium suum in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum
-19 Quia lux venit in mundum
4-42 Scimus quia hic est vere Salvator mundi
6-14 Vere Propheta, qui venturus est in mundum
-33 Panis e. Dei est, qui... dat vitam mundo
-52 Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita
7- 4 Si hæc facis, manifesta te ipsum mundo
- 7 Non potest mundus odisse vos : me a. odit
8-12 Ego sum lux mundi : qui sequitur me
-23 Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo
-26 Ego quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo
9- 5 Quamdiu sum in mundo, lux sum mundi
-39 In judicium ego in hunc mundum veni
10-36 Quem Pater sanctificavit, et misit in mundum
11- 9 Quia lucem hujus mundi videt
-27 Filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti
12-19 Ecce mundus totus post eum abiit
-25 Et qui odit animam suam in hoc mundo
-31 Nunc judicium est mundi : nunc princeps hujus mundi ejicietur foras
-46 Ego lux in mundum veni
-47 Non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum
13- 1 Ut transeat ex hoc mundo ad Patrem
Cum dilexisset suos, qui erant in mundo
14-17 Quem mundus non potest accipere
-19 Et mundus me jam non videt. Vos autem videtis me
-22 Domine, quid factum est quia manifestaturus es nobis te ipsum, et non mundo ?
-27 Non quomodo mundus dat, ego do vobis
-30 Venit enim princeps mundi hujus
-31 Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem
15-18 Si mundus vos odit, scitote quia me priorem
-19 Si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret : quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus
16- 8 Arguet mundum de peccato et de justitia
-11 Quia princeps hujus mundi jam judicatus est
-20 Et flebitis vos, mundus autem gaudebit
-21 Gaudium, quia natus est homo in mundum
-28 Exivi a Patre, et veni in mundum
Iterum relinquo mundum, et vado ad Patr.
-33 In mundo pressuram habebitis : sed confidite, ego vici mundum
17- 5 Claritate quam habui priusquam mundus esset
- 6 Hominibus quos dedisti mihi de mundo
- 9 Non pro mundo rogo, sed pro his
-11 Jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt
-13 Et hæc loquor in mundo, ut habeant gaud.
-14 Et mundus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo
-15 Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves
-16 De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo
-18 Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum
-21 Ut credat mundus quia tu me misisti
-23 Et cognoscat mundus quia tu me misisti
-24 Quia dilexisti me ante constitutionem mundi
-25 Pater juste, mundus te non cognovit
18-20 Resp. ei Jesus : Ego palam locutus s. mundo
-36 Regnum meum non est de hoc mundo
Si ex hoc mundo esset regnum meum
-37 In hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum
21-25 Nec ipsum arbitror mundum capere posse
Act. 17-24 Deus, qui fecit mundum et omnia quæ in eo sunt
Rom. 1- 8 Quia fides vestra annuntiatur in universo mundo
-20 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi
3- 6 Quomodo judicabit Deus hunc mundum ?
-19 Et subditus fiat omnis mundus Deo
4-13 Aut semini ejus, ut hæres esset mundi
Rom. 5-12 Peccatum in hunc mundum intravit
-13 Usq. ad legem e. peccatum erat in mundo
11-15 Si e. amissio eorum, reconciliatio est mundi
1 Cor. 1-20 Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi ?
-21 Non cognovit mundus per sapientiam Deum
-27 Sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus
Et infirma mundi elegit Deus, ut confundat
-28 Et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit
2-12 Nos a. non spiritum hujus mundi accepimus
3-19 Sapientia enim hujus mundi, stultitia est
-22 Sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors
4- 9 Quia spectaculum facti sumus mundo
-13 Tanq. purgamenta huj. mundi facti sumus
5-10 Non utique fornicariis hujus mundi
Alioquin debueratis de hoc mundo exiisse
6- 2 An nescitis quon. sancti de hoc mundo judicabunt? Et si in vobis judicabitur mundus
7-31 Et qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur : præterit enim figura huj. mundi
-33 Cum uxore est, sollicitus est quæ sunt mundi
-34 Quæ a. nupta est, cogitat quæ sunt mundi
8- 4 Scimus quia nihil est idolum in mundo
11-32 Ut non cum hoc mundo damnemur
14-10 Genera linguarum sunt in hoc mundo
2 Cor. 1-12 In grat. Dei conversati sumus in hoc mundo
5-19 Deus erat in Christo mundum reconcilians
Galat. 4- 3 Sub elementis mundi eramus servientes
6-14 Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo
Ephes. 1- 4 Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem
2- 2 Ambulastis secundum sæculum mundi huj.
-12 Spem non habentes, et sine Deo in hoc mundo
6-12 Advers. mundi rectores tenebrarum harum
Colos. 1- 6 Sicut et in universo mundo est, et fructificat
2- 8 Secundum elementa mundi
-20 Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis hujus mundi : quid adhuc tanquam viventes in mundo decernitis ?
1 Tim. 1-15 Quod Christus Jesus venit in hunc mundum
3-16 Creditum est in mundo, assumptum est in gloria
6- 7 Nihil enim intulimus in hunc mundum
Hebr. 4- 3 Operibus ab institutione mundi perfectis
9-26 Alioquin oportebat eum frequenter pati ab origine mundi
10- 5 Ideo ingrediens mundum dicit
11- 7 Per quam damnavit mundum
-38 Quibus dignus non erat mundus
Jacob. 2- 5 Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo
4- 4 Quia amicitia hujus mundi inimica est Dei
1 Petr. 1-20 Præcogniti quidem ante mundi constitution.
5- 9 Scientes eamdem passionem ei quæ in mundo est, vestræ fraternitati fieri
2 Petr. 1- 4 Fugientes ejus, quæ in mundo est, concupiscentiæ corruptionem
2- 5 Et originali mundo non pepercit
Diluvium mundo impiorum inducens
-20 Si enim refugientes coinquinationes mundi
3- 6 Ille tunc mundus aqua inundatus periit
1 Joan. 2- 2 Sed etiam pro totius mundi (*peccatis*)
-15 Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo sunt. Si quis diligit mundum
-16 Quoniam omne quod est in mundo
Quæ non est ex Patre, sed ex mundo est
-17 Et mundus transit, et concupiscentia ejus
3- 1 Propter hoc mundus non novit nos
-13 Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus
-17 Qui habuerit substantiam hujus mundi
4- 1 Multi pseudoprophetæ exierunt in mundum
- 3 Quoniam venit, et nunc jam in mundo est
- 4 Major est qui in vobis est, quam qui in mundo
- 5 Ipsi de mundo sunt : ideo de mundo loquuntur, et mundus eos audit
- 9 Filium s. unigen. misit Deus in mundum
-14 Pater misit Filium suum Salvatorem mundi
-17 Sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo
5- 4 Quod natum est ex Deo vincit mundum
Et hæc est victoria quæ vincit mundum
- 5 Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit?
-19 Et mundus totus in maligno positus est
2 Joan. - 7 Quoniam multi seductores exierunt in mundum
Apoc. 11-15 Dicentes : Factum est regnum hujus mundi
13- 8 Vitæ Agni, qui occisus est ab origine mundi
17- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ a constitutione mundi

MUNDUS, *pro muliebri ornatu.*

Esth. 2- 3 Et accipiant mundum muliebrem et cætera
- 9 Ut acceleraret mundum muliebrem
Ezech. 16- 7 Et pervenisti ad mundum muliebrem
23-40 Et ornata es mundo muliebri

MUNICEPS.

Act. 21-39 Homo sum... non ignotæ civitatis municeps

MUNIM.

Vir Nathinæus, princeps familiæ cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabele.

1 Esdr. 2-50 Filii Asena, filii Munim, filii Nephusim
2 Esdr. 7-52 Filii Besai, filii Munim, filii Nephussim

MUNIMEN.

1 Mac. 10-23 Præoccupavit nos Alexander apprehendere amicitiam Judæor. ad munimen sui

MUNIMENTUM.

Prov. 12-12 Desiderium impii munimentum est pessim.
Isai. 25-12 Et munimenta sublimium murorum tuorum concident
29- 3 Munimenta ponam in obsidionem tuam
33-16 Munimenta saxorum sublimitas ejus

MUNIO.

Num. 32-16 Parvulis quoque nostris urbes munitas
-36 Bethnemra et Betharan, urbes munitas
Deut. 1-28 Urbes magnæ, et ad cœlum usque munitæ
3- 5 Cunctæ urbes erant munitæ muris altissimis
Josue. 6- 1 Jericho autem clausa erat atque munita
10-20 Ingressi sunt civitates munitas
14-12 Enacim sunt, et urbes magnæ atque munitæ
Judic. 9-46 Et ex eo locus nomen acceperat, qui erat munitus valde
2 Reg. 20- 6 Ne forte inveniat civitates munitas
23- 5 Ut pactum æternum iniret mecum, firmum in omnibus atque munitum
3 Reg. 9-19 Et omnes vicos qui... erant absque muro, munivit
10-26 Et disposuit eos per civitates munitas
4 Reg. 3-19 Et percutietis omnem civitatem munitam
8-12 Civitates eorum munitas igne succendes
12-12 Quæ indigebant expensa ad muniendam domum
17- 9 A turre Custodum usque ad civit. munitam
18- 8 A turre Custodum usque ad civit. munitam
-13 Ascendit... ad univ. civitates Juda munitas
19-25 Eruntque in ruinam collium pugnantium civitates munitæ
2 Par. 14- 6 Ædificavit quoque urbes munitas in Juda
19- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civitatibus Juda munitis per singula loca
32- 1 Obsedit civitates munitas, volens eas capere
33-14 Constituitque principes exercitus in cunctis civitatibus Juda munitis
2 Esdr. 9-25 Ceperunt itaque urbes munitas
Judith. 2- 6 Omnemq. urbem munitam subjugabis mihi
7- 8 Muniunt illos colles in præcipitio constituti
Psal. 30-22 Quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita
59-11 Quis deducet me in civitatem munitam ?
70- 3 Esto mihi... et in locum munitum
107-11 Quis deducet me in civitatem munitam ?
Sap. 4-17 Et quare munierit illum Dominus
Eccli. 48-19 Ezechias munivit civitatem suam, et induxit
Isai. 2-15 Et super omnem murum munitum
22-10 Destruxistis domos ad muniendum murum
27-10 Civitas enim munita desolata erit
36- 1 Super omnes civitates Juda munitas
37-26 Et factum est in eradicationem collium compugnantium, et civitatum munitarum
Jerem. 1-18 Ego quippe dedi te hodie in civit. munitam
4- 5 Et ingrediamur civitates munitas
5-17 Et conteret urbes munitas tuas
8-14 Et ingrediamur civitatem munitam
34- 7 Hæ enim supererant de civitatibus Juda, urbes munitæ
Ezech. 36-35 Destitutæ atque suffossæ, munitæ sederunt
Dan. 11-39 Et faciet ut muniat Moazim cum deo alieno
Osee. 8-14 Et Judas multiplicavit urbes munitas
Mich. 7-12 Veniet de Assur, et usque ad civit. munitas
Et a civitatibus munitis usque ad flumen
Soph. 1-16 Dies tubæ et clangoris sup. civitates munitas
Zach. 11- 2 Quoniam succisus est saltus munitus
1 Mac. 1-20 Et comprehendit civitates munitas
4-61 Munivit eum ad custodiendam Bethsuram
5-26 Hæ omnes civitates munitæ et magnæ
-46 Civitas magna in ingressu posita, munita valde
6-26 Et munitionem Bethsuram munierunt
-57 Et locus, quem obsidemus, est munitus
9-50 Et ædificaverunt civitates munitas in Judæa
-52 Munivit civitatem Bethsuram et Gazaram
12-38 Et munivit eam, et imposuit portas et seras
13-10 Acceleravit consummare universos muros Jerusalem, et munivit eam in gyro
-33 Muniens ea turribus excelsis et muris mag.

1 *Mac.* 13-48 Et munivit eam, et fecit sibi habitationem
-53 Et munivit montem templi, qui erat secus arcem
14-33 Et munivit civitates Judææ et Bethsuram
-34 Et Joppen munivit, quæ erat ad mare
2 *Mac.* 10-18 Cum confugissent in duas turres valde munitas
-32 Confugit in Gazaram præsidium munitum
12-27 Movit exerc. ad Ephron civitatem munitam
13-19 Quæ erat Judæorum præsidium munitum
Matth. 27-66 Illi autem abeuntes, munierunt sepulcrum

MUNITIO.

Deut. 20-19 Et munitionibus circumdederis ut expugnes
2 *Reg.* 20-15 Et circumdederunt munitionibus civitatem
4 *Reg.* 19-32 Nec circumdabit eam munitio
24-10 Et circumdata est urbs munitionibus
25- 1 Et extruxerunt in circuitu ejus munitiones
Judith. 2-12 Et obtinuit omnem munitionem
Prov. 12-11 In suis munitionibus relinquit contumeliam
Eccle. 9-14 Extruxitque munitiones per gyrum
Isai. 34-13 Et urticæ et paliurus in munitionibus ejus
Jerem. 32-24 Ecce munitiones extructæ sunt advers. civit.
33- 4 Hæc dicit Dominus... et ad munitiones et ad gladium
48- 7 Quod habuisti fiduciam in munitionibus tuis
-18 Ascendit ad te, dissipavit munitiones tuas
-41 Et munitiones comprehensæ sunt
52- 4 Et ædificaverunt contra eam munitiones
Thren. 2- 2 Destruxit in furore suo munitiones virginis Juda
- 5 Dissipavit munitiones ejus
Ezech. 4- 2 Et ædificabis munitiones, et comportabis
21-22 Ut comportet aggerem, ut ædificet munitiones
26- 8 Et circumdabit te munitionibus
Osee. 10-14 Et omnes munitiones tuæ vastabuntur
Mich. 5-11 Et destruam omnes munitiones tuas
Nahum. 3-12 Omnes munitiones tuæ sicut ficus
-14 Extrue munitiones tuas : intra in lutum
Habac. 1-10 Ipse super omnem munitionem ridebit
2- 1 Stabo, et figam gradum super munitionem
Zach. 9- 3 Et ædificavit Tyrus munitionem suam
-12 Convertimini ad munitionem vincti spei
1 *Mac.* 1- 2 Et obtinuit omnium munitiones
4-61 Ut haberet populus munitionem
5- 9 Et fugerunt in Datheman munitionem
-11 Et parant venire, et occupare munitionem
-29 Et ibant usque ad munitionem
-30 Machinas, ut comprehenderent munitionem
6-26 Et munitionem Bethsuram munierunt
-61 Et juravit illis rex, et principes : et exierunt de munitione
-62 Et intravit rex... et vidit munitionem loci
9-50 Et ædificaverunt civitates munitas in Judæa, munitionem, quæ erat in Jericho
10-11 Ut extruerent... montem Sion in circuitu lapidibus quadratis ad munitionem
-12 Fuger. alienigenæ qui erant in munitionibus
-36 Ex eis ordinabuntur qui sint in munitionibus
11-18 Et qui erant in munitionibus, perierunt
13-33 Et posuit alimenta in munitionibus
-38 Munitiones, quas ædificastis, vobis sint
14-10 Constituebat eas ut essent vasa munitionis
16- 8 Residui autem in munitionem fugerunt
2 *Mac.* 8-30 Et munitiones excelsas obtinuerunt
10-15 Judæi vero, qui tenebant opportunas munitiones
-16 Impetum fecer. in munitiones Idumæorum
-23 Prospere agendo in duabus munitionibus
15-11 Armavit non clypei et hastæ munitione
2 *Cor.* 10- 4 Potentia Deo ad destructionem munitionum

MUNITISSIMUS, A, UM.

Josue. 11-13 Tantum Asor munitissimam flamma consumpsit
19-29 Usque ad civitatem munitissimam Tyrum
-35 Civitates munitissimæ, Assedim, Ser et Emath
Judic. 6- 2 Et munitissima ad repugnandum loca
2 *Par.* 8- 4 Et alias civitates munitissimas ædificavit
11-10 In Juda et Benjamin civitates munitissimas
12- 4 Cepitque civitates munitissimas in Juda
21- 3 Cum civitatibus munitissimis in Juda
Ezech. 21-20 Et ad Judam in Jerusalem munitissimam
Dan. 11-15 Et capiet urbes munitissimas

MUNITIUNCULA.

1 *Mac.* 16-15 Suscepit eos filius Abobi in munitiunculam

MUNUS.

Gen. 4- 3 Ut offer. Caïn de fructib. terræ munera Do.
- 4 Respexit Domin. ad Abel et ad munera ej.
- 5 Ad Caïn vero et ad munera ill. non respexit
24-53 Dedit ea Rebeccæ pro munere
25- 6 Filiis a. concubinarum largitus est munera
32-13 Separavit de his quæ habebat, munera Esaü
-18 Munera misit domino meo Esaü
-20 Placabo illum muneribus quæ præcedunt
-21 Præcesserunt itaque munera ante eum
34-12 Augete dotem, et munera postulate
33-26 Qui, agnitis muneribus, ait : Justior me est
43-11 Et deferte viro munera, modicum resinæ
-15 Tulerunt ergo viri munera et pecuniam
-25 Illi vero parabant munera
-26 Obtuleruntque ei munera tenentes in manibus suis
Exod. 23- 8 Nec accipies munera, quæ etiam excæcant
28-38 In cunctis muneribus et donariis suis
36- 6 Sicque cessatum est a muneribus offerendis
Levit. 2-12 Primitias tantum eorum offeretis ac munera
-14 Si autem obtuleris munus primarum frugum
-16 De qua adolebit sacerdos in memoriam muneris
5-13 Reliqu. vero partem ipse habebit in munere
Num. 7- 3 Munera coram Domino, sex plaustra tecta
-11 Offerant munera in dedicationem altaris
8-11 Munus in conspectu Domini a filiis Israël
15- 3 Vota solventes, vel sponte offerentes munera
22-40 Misit ad Balaam et principes... munera
Deut. 10-17 Qui personam non accipit nec munera
12-11 Et quidquid præcipuum est in muneribus
16-19 Non accipies personam nec munera
Quia munera excæcant oculos sapientum
27-25 Maledictus qui accipit munera, ut percutiat
Judic. 3-15 Miseruntque filii Israel per illum munera
-17 Obtulitque munera Eglon regi Moab
-18 Cumq. obtulisset ei munera, prosecutus est
1 *Reg.* 2-29 Et munera mea quæ præcepi ut offerrentur
3-14 Quod non expietur iniquitas domus ejus victimis et muneribus
8- 3 Acceperuntque munera, et perverterunt
10-27 Despexerunt eum, et non attulerunt ei munera
12- 3 Si de manu cujusquam munus accepi
2 *Reg.* 19-42 Numquid... aut munera nobis data sunt?
3 *Reg.* 4-21 Offerentium sibi munera et servientium ei
10-13 Quæ ultro obtulerat ei munere regio
-25 Singuli deferebant ei munera, vasa argentea
13- 7 Veni mecum... et dabo tibi munera
15-19 Ideo misi tibi munera, argentum et aurum
4 *Reg.* 8- 8 Et ait rex ad Hazaël : Tolle tecum munera
- 9 Habens secum munera et omnia bona Damasci
16- 8 Misit regi Assyriorum munera
20-12 In tempore illo misit Berodach Baladan... litteras et munera ad Ezechiam
1 *Par.* 18- 2 Moabitæ servi David, offerentes ei munera
- 6 Ut Syria quoque serviret sibi, et offerret munera
2 *Par.* 9-24 Et deferebant ei munera, vasa argentea
17- 5 Et dedit omnis Juda munera Josaphat
-11 Sed et Philisthæi Josaphat munera deferebant
19- 7 Nec person. acceptio, nec cupido munerum
21- 3 Deditq. eis pater suus multa munera argenti
26- 8 Appendebantque Ammonitæ munera Oziæ
28-21 Dedit regi Assyriorum munera
32-23 Deferebant... et munera Ezechiæ regi Juda
1 *Esdr.* 3- 5 In quibus ultro offerebatur munus Domino
2 *Esdr.* 13- 5 Et ibi erant ante eum reponentes munera
Tobiæ. 13-14 Et munera deferentes, adorabunt in te Do.
Esth. 12- 5 Datis ei pro delatione muneribus
Job. 15-34 Qui munera libenter accipiunt
Psal. 14- 5 Et munera super innocentem non accepit
25-10 Dextera eorum repleta est muneribus
44-13 In muneribus vultum tuum deprecabuntur
67-30 In Jerusalem, tibi offerent reges munera
71-10 Reges Tharsis et insulæ munera offerent
75-12 Omnes qui in circuitu ejus affertis munera
Prov. 15-27 Qui autem odit munera, vivet
17-23 Munera de sinu impius accipit, ut pervertat
21-14 Munus absconditum extinguit iras
22- 9 Victoriam et honorem requiret qui dat munera
Eccli. 7-11 Ne dicas : In multitudine munerum meorum respiciet Deus, et offerente me Deo altissimo munera mea suscipiet
35-14 Noli offerre munera prava
40-12 Omne munus et iniquitas delebitur
50-21 Et munus suum perfecerunt
Isai. 1-23 Omnes diligunt munera, sequuntur retrib.
5-23 Qui justificatis impium pro muneribus
18- 7 Deferetur munus Domino exercituum
19-21 Et colent eum in hostiis et in muneribus
33-15 Et excutit manus suas ab omni munere
39- 1 Misit... libros et munera ad Ezechiam
45-13 Dimittet, non in pretio, neque in muneribus
66-20 Si inferant filii Israel munus in vase mundo
Jerem. 41- 5 Et munera et thus habebant in manu
Baruc. 6-26 Sicut mortuis munera eor. illis apponentur
Ezech. 20-26 Et pollui eos in muneribus suis
-39 In muneribus vestris et in idolis vestris
22-12 Munera acceperunt apud te ad effundendum
Dan. 2-48 Et munera multa et magna dedit ei
5-17 Munera tua sint tibi, et dona domus tuæ alteri da
Osee. 8- 9 Ephraim munera dederunt amatoribus
10- 6 Ipse in Assur delatus est : munus regi ultori
Amos. 5-12 Hostes justi accipientes munus
-22 Et munera vestra, non suscipiam
Mich. 3-11 Principes ejus in muneribus judicabant
Soph. 3-10 Filii dispersorum meorum deferent munus
Malac. 1-10 Et munus non suscipiam de manu vestra
-13 Claudum et languidum, et intulistis munus
2-12 Et offerentem munus Domino exercituum
1 *Mac.* 2-18 Amplificatus auro, et argento, et muneribus
12-43 Et commendavit eum... et dedit ei munera
2 *Mac.* 1-35 Sacerdotibus donavit... et alia atque alia munera
3- 2 Et templum maximis muneribus illustrarent
13-23 Honoravit templum, et munera posuit
15-16 Accipe sanctum gladium, munus a Deo
Matth. 2-11 Apertis thesauris suis obtulerunt ei munera
5-23 Si ergo offers munus tuum ad altare
-24 Relinque ibi munus tuum ante altare
Et tunc veniens offeres munus tuum
8- 4 Et offer munus quod præcepit Moyses
15- 5 Munus quodcumque est ex me, tibi proderit
Luc. 21- 1 Qui mittebant munera sua in gazophylac.
- 4 Ex abundanti sibi miserunt in munera Dei
Hebr. 8- 3 Omnis e. pontifex ad offerendum munera
- 4 Qui offerrent secundum legem munera
9- 9 Juxta quam munera et hostiæ offeruntur
11- 4 Testimon. perhibente muneribus ejus Deo
Apoc. 11-10 Jucundabuntur, et munera mittent invicem

MUNUSCULUM.

Gen. 33-10 Accipe munusculum de manibus meis
Esth. 9-22 Et pauperibus munuscula largirentur
Jerem. 40- 5 Dedit quoque ei... cibaria et munuscula

MURATÆ, A.

Num. 13-20 Urbes quales, muratæ an absque muris
-29 Habet, et urbes grandes atque muratas
32-17 Parvuli nostri... erunt in urbibus muratis
Deut. 9- 1 Civitates ingentes et ad cœlum usq. muratas
1 *Reg.* 6-18 Ab urbe murata usque ad villam
3 *Reg.* 4-13 Sexaginta civitatibus magnis atque muratis
2 *Par.* 8- 5 Civitates muratas habentes portas et vectes
11- 5 Et ædificavit civitates muratas in Juda
-23 Et in universis civitatibus muratis
16- 4 Qui percusserunt Ahion, et Dan, et Abelmaim, et universas urbes Nephthali muratas
17-12 Ædificavit in Juda domos... urbesque muratas
-19 Quos posuerat in urbibus muratis
Esth. 9-19 Qui in oppidis non muratis ac villis morabantur
Eccli. 28-17 Civitates muratas divitum destruxit

MURENULÆ.

Num. 31-50 Armillas, annulos et dextralia, ac murenulas
Cant. 1-10 Murenulas aureas faciemus tibi, vermiculatas argento
Isai. 3-20 Periscelidas, et murenulas, et olfactoriola

MUREX.

Baruc. 6-71 A purpura quoque et murice, quæ supra illos tineant, scietis itaq. quia non sunt dii

MURMUR.

Exod. 16- 7 Audivit e. murmur vestrum contra Dom.
- 8 Nec contra nos est murmur vestrum
- 9 Audivit enim murmur vestrum
Num. 11- 1 Interea ortum est murmur populi
13-31 Inter hæc Caleb compescens murmur pop.
Eccli. 46- 9 Et perfringere murmur malitiæ
Isai. 26-16 In tribulatione murmuris doctrina tua eis
Joan. 7-12 Et murmur multum erat in turba de eo
Act. 6- 1 Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos

MURMURATIO.

Exod. 16- 8 Eo quod audierit murmurationes vestras
-12 Audivi murmurationes filiorum Israel
Num. 20- 6 Ut satiati, cesset murmuratio eorum
Judith. 8-24 Improperium murmurationis suæ... protulerunt
Sap. 1-10 Tumultus murmurationum non absconditur
-11 Custodite ergo vos a murmuratione

Eccli. 29- 6 Loquetur verba tædii et murmurationum
Philip. 2-14 Omnia autem facite sine murmurationibus
1 *Petr.* 5- 9 Hospitales invicem sine murmuratione

MURMURATORES.

Judæ. -16 Hi sunt murmuratores, querulosi

MURMURO *et* MURMUROR.

Exod. 15-24 Et murmuravit populus contra Moysen
16- 2 Et murmuravit omnis congregatio filiorum
- 8 Eo quod audierit murmurationes vestras, quibus murmurati estis contra eum
17- 3 Et murmuravit contra Moysen, dicens
Num. 14- 2 Et murmurati sunt contra Moysen et Aaron
-27 Usquequo multitudo hæc pessima murmurat contra me?
-29 Et murmurastis contra me
-36 Et qui reversi murmurare fecerant
16-11 Quid est e. Aaron ut murmuretis contra eum
-41 Murmuravit autem omnis multitudo filior.
17- 5 Et cohibebo a me querimonias filiorum Israel, quibus contra vos murmurant
Deut. 1-27 Murmurastis in tabernaculis vestris
Josue. 9-18 Murmuravit itaque omne vulgus contra principes
Psal. 58-16 Si vero non fuerint saturati, et murmurabunt
105-25 Et murmuraverunt in tabernaculis suis
Eccli. 10-28 Et disciplinatus non murmurabit correptus
31-29 Nequissimo in pane murmurabit civitas
Thren. 3-39 Quid murmuravit homo vivens, vir pro peccatis suis?
Nahum. 2- 7 Ut columbæ, murmurantes in cordibus suis
1 *Mac.* 11-39 Vidit quoniam omnis exercitus murmurabat
Matth. 20-11 Murmurabant adversus patremfamilias
Luc. 5-30 Et murmurabant Pharisæi et Scribæ eorum
15- 2 Et murmurabant Pharisæi et Scribæ
19- 7 Et cum viderent omnes, murmurabant
Joan. 6-41 Murmurabant ergo Judæi de illo
-43 Nolite murmurare in invicem
-62 Quia murmurarent de hoc Discipuli ejus
7-32 Audierunt Pharisæi turbam murmurantem
1 *Cor.* 10-10 Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt

MURUS.

Gen. 49- 6 In voluntate sua suffoderunt murum
-22 Filiæ discurrerunt super murum
Exod. 14-22 Erat enim aqua quasi murus a dextra eor.
-29 Aquæ eis erant quasi pro muro a dextris
Levit. 25-29 Qui vendiderit domum intra urbis muros
-31 Sin autem in villa fuerit domus quæ muros non habet
Num. 13-20 Urbes quales, muratæ, an absque muris
35- 4 Quæ a muris civitatum forinsecus
Deut. 3- 5 Cunctæ urbes erant munitæ muris altissimis
Absque oppidis innumeris quæ non habebant muros
22- 8 Facies murum tecti per circuitum
28-52 Et destruantur muri tui firmi atq. sublimes
Josue. 2-15 Domus enim ejus hærebat muro
6- 5 Et muri funditus corruent civitatis
-20 Sonitusq. increpuit, muri illico corruerunt
1 *Reg.* 6-18 Usque ad villam quæ erat absque muro
25-16 Pro muro erant nobis tam in nocte quam in die
31-10 Corpus vero ejus suspenderunt in muro Bethsan
-12 Tulerunt cadaver Saül... de muro Bethsan
2 *Reg.* 11-20 Quare accessistis ad murum, ut præliaremini?
Quod multa desuper ex muro tela mittantur
-21 Misit super eum fragmen molæ de muro
Quare juxta murum accessistis? dices
-24 Et direxerunt jacula sagittarii ad servos tuos ex muro desuper
18-24 Qui erat in fastigio portæ super murum
20-15 Omnis autem turba... moliebatur destruere muros
-21 Ecce caput ejus mittetur ad te per murum
22-30 In Deo meo transiliam murum
3 *Reg.* 3- 1 Ædificans... et murum Jerusalem per circ.
6- 6 Forinsecus, ut non hærerent muris templi
9-15 Et Mello, et murum Jerusalem, et Heser
-19 Et omnes vicos qui... erant absque muro
20-30 Et cecidit murus super viginti septem millia hominum
4 *Reg.* 3-25 Ita ut muri tantum fictiles remanerent
-27 Obtulit holocaustum super murum
6-30 Scidit vestim. sua, et transibat per murum
14-13 Et interrupit murum Jerusalem a porta Ephraïm
18-26 Audiente populo qui est super murum
-27 Non potius ad viros qui sedent super murum
4 *Reg.* 25- 4 Quæ est inter duplicem murum ad hortum
-10 Et muros Jerusalem in circuitu destruxit
2 *Par.* 11-11 Cumque clausisset eas muris, posuit in eis
14- 7 Ædificemus civit. istas, et vallemus muris
16- 1 Ascendit Baasa.. muro circumdabat Rama
17- 2 Urbibus Juda, quæ erant vallatæ muris
25-23 Destruxitque murum ejus a porta Ephraïm
26- 6 Et destruxit murum Geth, et murum Jabniæ, murumque Azoti
- 9 Ædificavitq... reliquas in eod. muri latere
-15 In turrib. collocavit, et in angulis murorum
27- 3 Et in muro Ophel multa construxit
32- 5 Ædificavit quoque, agens industrie, omnem murum qui fuerat dissipatus
-18 Contra populum qui sedebat in muris Jer.
33-14 Post hæc ædificavit murum extra Civitatem
36-19 Destruxeruntque murum Jerusalem
1 *Esdr.* 4-12 Quam ædificant, extruentes muros ejus
-13 Quia si civitas illa ædificata fuerit, et muri ejus instaurati
-16 Si... ædificata fuerit, et muri ipsius instaurati
5- 3 Ædificaretis, et muros ejus instauraretis
- 9 Ædificaretis, et muros hos instauraretis
2 *Esdr.* 1- 3 Et murus Jerusalem dissipatus est
2- 8 Ut tegere possim... et muros civitatis
-13 Et considerabam murum Jerus. dissipatum
-15 Et considerabam murum, et reversus veni
-17 Venite, et ædificemus muros Jerusalem
3- 8 Usque ad murum plateæ latioris
-13 Et mille cubitos in muro usque ad portam
-15 Et statuit... muros piscinæ Siloë in hortum
-27 A turre magna... usque ad murum templi
4- 1 Quod ædificaremus murum, iratus est valde
- 3 Vulpes transiliet murum eorum lapideum
- 6 Itaq. ædificavimus murum, et conjunximus
- 7 Quod obducta esset cicatrix muri Jerusalem
- 9 Posuimus custodes sup. murum die ac nocte
-10 Et nos non poterimus ædificare murum
-13 Statui in loco post murum per circuitum
-15 Et reversi sumus omnes ad muros
-17 Ædificantium in muro et portantium onera
-19 Separati sumus in muro procul alter ab altero
5-16 Quin potius in opere muri ædificavi
6- 1 Cum audisset... quod ædificassem ego murum
- 6 Et propterea ædifices murum, et levare te velis
-15 Completus est a. murus viges. quinto die
7- 1 Postquam autem ædificatus est murus
12-27 In dedicatione a. muri Jerus. requisierunt
-30 Mundaverunt popul. et portas et murum
-31 Ascendere autem feci principes Juda super murum
Et ierunt ad dexteram super murum
-36 In ascensu muri super domum David
-37 Media pars populi super murum et super turrim Furnorum, et usque ad murum latissimum
13-21 Et dixi eis: Quare manetis ex adverso muri
Tobiæ. 13-21 Et ex lapide pretioso omnis circuitus murorum ejus
Judith. 1- 2 Fecit muros ejus in latitudinem cubitorum septuaginta
4- 4 Muris circumdederunt vicos suos
5-12 Ita ut hinc inde aquæ quasi murus solidarentur
7- 7 Erant tamen non longe a muris fontes
13-13 Et dixit Judith a longe custodibus murorum
14- 1 Suspendite caput hoc super muros nostros
- 7 Suspenderunt sup. muros caput Holofernis
Job. 30-14 Quasi rupto muro et aperta janua irruerunt
Psal. 17-30 Et in Deo meo transgrediar murum
50-20 Ut ædificentur muri Jerusalem
54-11 Circumdabit eam super muros ejus iniquitas
Prov. 18-11 Et quasi murus validus circumdans eum
25-28 Sicut urbs patens et absq. murorum ambitu
Cant. 5- 7 Tulerunt pallium meum mihi custodes murorum
8- 9 Si murus est, ædificemus super eum propugnacula argentea
-10 Ego murus: et ubera mea sicut turris
Eccli. 49-15 Qui erexit nobis muros eversos
Isai. 2-15 Et super omnem murum munitum
15- 1 Quia nocte vastatus est murus Moab, conticuit
16- 7 His qui lætantur super muros cocti lateris
-11 Et viscera mea ad murum cocti lateris
22- 5 In valle visionis, scrutans murum
-10 Destruxistis domos ad muniendum murum
-11 Et lacum fecistis inter duos muros ad aquam
25-12 Et munimenta sublimium murorum tuorum concident
Isai. 26- 1 Ponetur in ea murus et antemurale
30-13 Interruptio cadens, et requisita in muro excelso
36-11 In auribus populi qui est super murum
-12 Et non potius ad viros qui sedent in muro
49-16 Descripsi te: muri tui coram oculis meis
56- 5 Dabo eis in domo mea et in muris meis locum
60-10 Ædificabunt filii peregrinorum muros tuos
-18 Occupabit salus muros tuos, et portas tuas
62- 6 Super muros tuos, Jerusalem, constitui custodes
Jerem. 1-15 Et super omnes muros ejus in circuitu
-18 Ego quippe dedi te... et in murum æreum
5-10 Ascendite muros ejus, et dissipate
15-20 Et dabo te populo huic in murum æreum
21- 4 Qui obsident vos in circuitu murorum
39- 4 Et per portam quæ erat inter duos muros
- 8 Et murum Jerusalem subverterunt
43- 9 Quæ est sub muro lateritio in porta domus
48-31 Clamabo, ad viros muri fictilis lamentantes
-36 Cor meum ad viros muri fictilis dabit sonit.
49-27 Et succendam ignem in muro Damasci
50-15 Destructi sunt muri ej., quon. ultio Do. est
51-12 Super muros Babylonis levate signum
-44 Siquidem et murus Babylonis corruet
-58 Murus Babylonis iste latissimus suffossione suffodietur
52- 7 Per viam portæ quæ est inter duos muros
-14 Et totum murum Jerusalem per circuitum destruxit
Thren. 2- 7 Tradidit in manu inimici muros turrium ej.
- 8 Cogitavit Dom. dissipare murum filiæ Sion
Antemurale, et murus pariter dissipatus est
-18 Clamavit cor eorum ad Dominum super muros filiæ Sion
Ezech. 4- 3 Et pones eam in murum ferreum inter te
13- 5 Neque opposuistis murum pro domo Israel
26- 4 Et dissipabunt muros Tyri, et destruent turres
- 9 Vineas et arietes temperabit in muros tuos
-10 A sonitu... curruum movebuntur muri tui
-12 Et destruent muros tuos, et domos tuas
27-11 Cum exercitu tuo erant super muros tuos
Pharetras suas suspenderunt in muris tuis
33-30 Qui loquuntur de te juxta muros
38-11 Et dices: Ascendam ad terram absq. muro
Hi omnes habitant sine muro
-20 Et omnis murus corruet in terram
40- 5 Et ecce murus forinsecus in circuitu domus
42-20 Per quatuor ventos mensus est murum ejus
43- 8 Et murus erat inter me et eos
Dan. 9-25 Rursum ædificabitur platea et muri in angustia temporum
Joel. 2- 7 Quasi viri bellatores ascendent murum
- 9 Urbem ingredientur, in muro current
Amos. 1- 7 Et mittam ignem in murum Gazæ
-10 Et mittam ignem in murum Tyri
-14 Et succendam ignem in muro Rabba
7- 7 Ecce Dominus stans super murum litum
9-11 Reædificabo aperturas murorum ejus
Nahum. 2- 5 Velociter ascendent muros ejus
3- 8 Cujus divitiæ, mare: aquæ, muri ejus
Zach. 2- 4 Dicens: Absque muro habitabitur Jerus.
- 5 Ego ero ei... murus ignis in circuitu
1 *Mac.* 1-33 Destruxit domos ejus et muros ejus in circ.
-35 Ædificaverunt civitatem David muro magno
4-60 Ædificaverunt... per circuitum muros altos
5-65 Et muros ejus et turres succendit igni
6- 7 Circumdederunt muris excelsis
-62 Et mandavit destruere murum in gyro
8-10 Et destruxerunt muros eorum
9-50 Et Thopo muris excelsis, et portis, et seris
-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus
10-11 Ut extruerent muros et montem Sion
-45 Et ad extruendos muros Jerusalem
Et ad construendos muros in Judæa
12-36 Et ædificare muros in Jerusalem
-37 Cecidit murus qui erat super torrentem
13-10 Acceleravit consummare universos muros
-33 Muniens ea turribus excelsis et muris magn.
-45 Cum uxoribus et filiis supra murum
14-37 Et exaltavit muros Jerusalem
16-23 Et ædificii murorum quos extruxit
2 *Mac.* 3-19 Procurrebant ad Oniam, aliæ a. ad muros
5- 5 Civibus ad murum convolantibus
6-10 Quas, infantibus ad ubera suspensis... per muros præcipitaverunt
10-35 Viriliter accesserunt ad murum
11- 9 Et muros ferreos parati penetrare
12-13 Pontibus murisque circumseptam
-14 Confidentes in stabilitate murorum
-15 Præcipitavit Jericho, irruit ferociter muris
-27 Robusti juvenes pro muris consistentes
14-43 Recurrens audacter ad murum, præcipitavit

Act. 9-25 Per murum dimiserunt eum
2 Cor. 11-33 In sporta dimissus sum per murum, et sic effugi
Hebr. 11-30 Fide muri Jericho corruerunt
Apoc. 21-12 Et habebat murum magnum et altum
-14 Et murus civitatis habens fundamenta
-15 Ut metiretur... portas ejus et murum
-17 Et mensus est murum ejus centum quadrag.
-18 Et erat structura muri ejus ex lapide jaspide
-19 Fundamenta muri civitatis, omni lapide pretioso ornata

MUS.

Levit. 11-29 Mustela et mus et crocodilus
1 Reg. 5- 6 Nati sunt mures, et facta est confusio mortis
6- 5 Anos aureos facietis et quinq. mures aureos Et similitudines murium qui demoliti sunt terram
-11 Quæ habebat mures aureos et similitudines
-18 Mures aureos secundum numerum urbium
Judith. 14-12 Quoniam egressi mures de cavernis suis
Isai. 66-17 Qui comedebant... abominution. et murem

MUSACH.

Musach sabbati quidam interpretantur, pulpitum; *Chaldæus,* exemplar; *alii,* velum, *vel* operimentum; *alii,* solium *opertum in quo rex solebat stare vel sedere sabbatis, et aliis festis diebus, ut sacris interesse; alii per* Musach *intelligunt amplissima* vela *quibus atria templi tegebantur ut a pluvia et æstu populus defenderetur; alii intelligunt* portam *Orientalem, quæ solis festis diebus et sabbatis operiebatur; alii dicunt tectum esse* locum, *extra templum, in quo staret populus, cum præ multitudine non erat spatium in atriis templi. Insuper et quidam dicunt esse* tribunal *pretioso conopeo desuper coopertum, ad quod patebat ingressus ex palatio regis per atria templi. Alii tandem, et melior est sententia, aiunt fuisse* tentorium, *sub quo sacerdotes aut Levitæ perfuncti munere suæ hebdomadæ, quiescerent sabbato, postridie abituri, ut ait Emmanuel Sa.*

4 Reg. 16-18 Musach quoque sabbati, quod ædificaverat in templo

MUSCA.

Immissio muscarum diversi generis, quarta fuit plaga Ægyptiorum, quam sine sensibili signo, sine extensione virgæ, sed ex se solo inflixit Deus, ne quis suspicaretur aliquid numinis virgæ inesse, aut non esse Deum qui hoc patraret. Isaias per muscam intelligit Ægyptios vel ob celeritatem, vel ob vocis absonæ strepitum, vel ob multitudinem; magnæ enim copiæ sunt similes agmini muscarum, et tam cito veniunt, ut volare videantur.

Exod. 8-21 Immittam in te... omne genus muscarum: et implebuntur domus Ægyptior. muscis
-22 Faciamque... ut non sint ibi muscæ
-24 Venit musca gravissima in domos Pharaonis Corruptaq. est terra ab hujuscemodi muscis
-29 Recedet musca a Pharaone et a servis suis
-31 Et abstulit muscas a Pharaone et a servis
Eccle. 10- 1 Muscæ morientes perdunt suavitatem unguenti
Sap. 16- 9 Illos enim locustarum et muscarum occiderunt morsus
19-10 Pro natione animalium eduxit terra muscas
Isai. 7-18 Sibilabit Dom. muscæ quæ est in extremo

MUSCIPULA.

Sap. 14-11 Et in muscipulam pedibus insipientium

MUSI.

Filius secundus Merari filii Levi, princepsque Musitarum.

Num. 3-20 Filii Merari: Moholi et Musi
26-58 Familia Moholi, familia Musi, familia Core
1 Par. 6-19 Filii Merari: Moholi et Musi
-47 Filii Moholi filii Musi, filii Merari
23-21 Filii Merari: Moholi et Musi
-23 Filii Musi: Moholi et Eder et Jerimoth
24-26 Filii Merari: Moholi et Musi
-30 Filii Musi: Moholi, Eder et Jerimoth

MUSICA.

Eccli. 22- 6 Musica in luctu importuna narratio
32- 5 Et non impedias musicam
40-20 Vinum et musica lætificant cor
49- 2 Et ut musica in convivio vini

MUSICUS, A, UM.

1 Par. 15-16 Cantores in organis musicorum
16-42 Et omnia musicorum organa
2 Par. 5-13 Diversi generis musicorum concinentibus
Eccli. 32- 7 Et comparatio musicorum in convivio vini
- 8 Sic numerus musicorum in jucundo et moderato vino
44- 5 Requirentes modos musicos
Isai. 22-24 Usque ad omne vas musicorum
Ezech. 33-32 Et es eis quasi carmen musicum
Dan. 3- 5 Et universi generis musicorum
- 7 Et omnis generis musicorum
-10 Et universi generis musicorum
-15 Omnisque generis musicorum
1 Mac. 9-39 Cum tympanis et musicis et armis multis
-41 Vox musicorum ipsorum in lamentum
Apoc. 18-22 Vox citharœdorum et musicorum, et tibia

MUSITÆ. *Filii Musi.*

Num. 3-33 Erunt populi Moholitæ et Musitæ recensiti

MUSSITATOR.

Isai. 29-24 Et mussitatores discent legem

MUSSITO.

Exod. 16- 7 Quid sumus, quia mussitastis contra nos?
2 Reg. 12-19 Cum ergo David vidisset servos suos mussitantes
Isai. 29- 4 Et de humo eloquium tuum mussitabit

MUSTELA.

Levit. 11-29 Mustela et mus et crocodilus

MUSTUM.

Job. 32-19 En venter meus quasi mustum absque spiraculo
Cant. 8- 2 Et mustum malorum granatorum meorum
Isai. 49-26 Quasi musto, sanguine suo inebriabuntur
Mich. 6-15 Calcabis... mustum, et non bibes vinum
Act. 2-13 Dicebant: Quia musto pleni sunt isti

MUTATIO.

Psal. 76-11 Et dixi: Nunc cœpi: hæc mutatio dexteræ Excelsi

MUTATORIA.

4 Reg. 5- 5 Et decem mutatoria vestimentorum
-22 Da eis... vestes mutatorias duplices
Isai. 3-22 Et mutatoria, et palliola, et linteamina
Zach. 3- 4 Et indui te mutatoriis

MUTIO.

Exod. 11- 7 Non mutiet canis ab homine usque ad pecus
Josue. 10-21 Nullusq. contra filios Israël mutire ausus est

MUTO.

Gen. 31- 7 Et mutavit mercedem meam decem vicibus
35- 2 Mundamini, ac mutate vestimenta vestra
38-14 Mutato habitu, sedit in bivio itineris
41-14 Ac veste mutata, obtulerunt ei
Exod. 13-13 Primogenitum asini mutabis ove
Levit. 13- 3 Qui cum viderit... pilos in album mutatos
-10 Cumque... capillorum mutaverit aspectum
24- 8 Per singula sabbata mutabuntur coram Domino
27-10 Et mutari non poterit, id est, nec melius malo, nec pejus bono; quod si mutaverit, et ipsum quod mutatum est, et illud pro quo mutatum est, consecratum erit Dom.
-33 Si quis mutaverit, et quod mutatum est, et pro quo mutatum est, sanctificabitur Do.
Num. 23-19 Non est Deus...ut filius hominis, ut mutetur
33- 2 Quæ Domini jussione mutabant
Deut. 16-19 Quia munera... mutant verba justorum
Judic. 19-11 Jamque... dies mutabatur in noctem
1 Reg. 1-18 Non sunt amplius in diversa mutati
10- 6 Prophetabis cum eis, et mutaberis in virum alium
28- 8 Mutavit ergo habitum suum
2 Reg. 12-20 Cumque mutasset vestem, ingressus est
3 Reg. 20-38 Et mutavit aspersione pulveris os et oculos
22-30 Porro rex Israel mutavit habitum suum
4 Reg. 25-29 Et mutavit vestes ejus, quas habuerat in carcere
1 Par. 17- 5 Fui semper mutans loca tabernaculi
2 Par. 18-29 Mutabo habitum, et sic ad pugnam vadam Mutatoque rex Isr. habitu, venit ad bellum
1 Esdr. 6-11 Omnis homo qui hanc mutaverit jussionem
Tobiæ. 2-18 Qui fidem suam nunquam mutant ab eo
Esth. 14- 9 Volunt tua mutare promissa, et delere
15-10 Regina corruit, et in pallorem colore mutato
Job. 30-21 Mutatus es mihi in crudelem, et in duritia
Psal. 101-27 Sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur
105-20 Mutaverunt gloriam suam in similitudinem
Prov. 31- 5 Et mutent causam filiorum pauperis
Sap. 4-11 Raptus est ne malitia mutaret intellectum
Sap. 12-10 Quoniam non poterat mutari cogitatio illor.
-20 Per quæ possent mutari a malitia
Eccli. 27-12 Nam stultus sicut luna mutatur
Isai. 24- 5 Mutaverunt jus, dissipaverunt fœdus sempiternum
40-31 Mutabunt fortitudinem, assument pennas
41- 1 Gentes mutent fortitudinem: accedant
Jerem. 2-11 Si mutavit gens deos suos, et certe ipsi non sunt dii: populus vero meus mutavit gloriam suam
13-23 Si mutare potest Æthiops pellem suam
52-33 Mutavit vestimenta carceris ejus
Thren. 4- 1 Mutatus est color optimus
Ezech. 27-35 Tempestate perculsi mutaverunt vultus
48-14 Non venumdabunt ex eo, neque mutabunt
Dan. 2-21 Et ipse mutat tempora et ætates
4-13 Septem tempora mutentur super eum
-20 Donec septem tempora mutentur super eum
-22 Septem quoque tempora mutabuntur
-29 Et septem tempora mutabuntur super te
7-25 Putabit quod possit mutare tempora
-28 Et facies mea mutata est in me
Amos. 5- 8 Et diem in noctem mutantem
Habac. 1-11 Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit
Malac. 3- 6 Ego enim Dominus, et non mutor
Act. 6-14 Et mutabit traditiones quas tradidit
Rom. 1-23 Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei
Galat. 4-20 Et mutare vocem meam
Hebr. 1-12 Velut amictum mutabis eos, et mutabuntur

MUTUO. *Adverb.*

Gen. 26-31 Surgentes mane, juraverunt sibi mutuo
34-16 Dabimus et accipiemus mutuo filias vestras
37-19 Et mutuo loquebantur: Ecce somniator venit
42-28 Mutuo dixerunt: Quidnam est hoc quod fecit
43-18 Ibique exterriti dixerunt mutuo
50-15 Timentes fratres ejus et mutuo colloquentes
Exod. 18- 7 Salutaveruntque se mutuo verbis pacificis
25-20 Respiciantque se mutuo versis vultibus
26- 3 Quinque cortinæ sibi jungentur mutuo
- 9 Et sex sibi mutuo copulabis
36-12 Ut... venirent ansæ, et mutuo jungerentur
37- 9 Seque mutuo et illud respicientes
39-18 Ut superhumerale et rationale mutuo necterentur
Levit. 20-17 Eo quod turpitudinem suam mutuo revelaverint
Josue. 8-16 Vociferantes pariter, et se mutuo cohortantes
Ruth. 3-14 Antequam homines se cognoscerent mutuo
4 Reg. 3-23 Pugnaverunt reges contra se, et cæsi sunt mutuo
2 Par. 25-17 Dicens: Veni, videamus nos mutuo
Esth. 3- 8 Dispersus, et a se mutuo separatus
9-19 Et mittant sibi mutuo partes epularum
Eccle. 4-11 Et si dormierint duo, fovebuntur mutuo

MUTUO, *a mutuor.*

Exod. 22-14 Quidquam horum mutuo postulaverit
4 Reg. 4- 3 Pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa
6- 5 Et hoc ipsum mutuo acceperam
2 Esdr. 5- 4 Mutuo sumamus pecunias in tributa regis

MUTUOR.

Psal. 36-21 Mutuabitur peccator, et non solvet
Sap. 15-16 Qui spiritum mutuatus est, is finxit illos
Matth. 5-42 Volenti mutuari a te, ne avertaris

MUTUS, A, UM.

Exod. 4-11 Quis fabricatus est mutum et surdum
Psal. 30-19 Muta fiant labia dolosa
37-14 Et sicut mutus non aperiens os suum
Prov. 31- 8 Aperi os tuum muto et causis omnium
Sap. 10-21 Quoniam sapientia aperuit os mutorum
11-16 Quidam errantes colebant mutos serpentes Immisisti illis multitudinem mutorum animalium
Eccli. 20-31 Quasi mutus, in ore avertit correptiones
Isai. 35- 6 Et aperta erit lingua mutorum
56-10 Canes muti non valentes latrare
Baruc. 6-40 Qui cum audierint mutum non posse loqui
Ezech. 3-26 Et eris mutus, nec quasi vir objurgans
Habac. 2-18 Quia speravit... ut faceret simulacra muta
2 Mac. 3-29 Per divinam virtutem jacebat mutus
Matth. 9-32 Ecce obtulerunt ei hominem mutum
-33 Et ejecto dæmonio locutus est mutus
12-22 Oblatus est ei dæmonium habens, cæcus et mutus
15-30 Habentes secum mutos, cæcos, claudos
-31 Ita ut turbæ mirarentur, videntes mutos loquentes
Marc. 7-32 Et adducunt ei surdum et mutum
-37 Surdos fecit audire, et mutos loqui
9-16 Attuli filium... habentem spiritum mutum
-24 Surde et mute spiritus, ego præcipio tibi

Luc. 1-22 Ipse erat innuens illis et permansit mutus
11-14 Ejiciens dæmonium, et illud erat mutum
Locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ
1 *Cor.* 12- 2 Ad simulacra muta prout ducebamini
2 *Petr.* 2-16 Subjugale mutum animal hominis voce loquens
Judæ. -10 Tanquam muta animalia, norunt

MUTUUM.

Deut. 15- 6 Fœnerabis..et ipse a nullo accipies mutuum
- 8 Dabis mutuum, quo eum indigere perspexeris
- 9 Nolens ei quod postulat mutuum commodare
Prov. 22- 7 Qui accipit mutuum, servus est fœnerantis
Isai. 24- 2 Sicut fœnerator, sic is qui mutuum accipit
Luc. 6-34 Et si mutuum dederitis his a quibus speratis
-35 Benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes

MUTUUS, A, UM.

Gen. 45- 1 Et nullus interesset alienus agnitioni mutuæ
Exod. 22-25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo
Judic. 7-22 Et mutua se cæde truncabant
2 *Par.* 20-23 In semet. versi mutuis concidere vulneribus
25-21 Mutuos sibi præbuere conspectus
1 *Tim.* 5- 4 Et mutuam vicem reddere parentibus
1 *Petr.* 4- 8 Mutuam in vobismetipsis charitatem continuam habentes

MYGALE.

Levit. 11-30 Mygale, et chamæleon, et stellio, et lacerta

MYNDUS.

Urbs maritima Asiæ Minoris, in Caria, Miletum inter et Halicarnassum.

1 *Mac.* 15-23 Et in Delum, et in Myndum, et in Sicyonem

MYRICÆ.

Jerem. 17- 6 Erit enim quasi myricæ in deserto
48- 6 Et eritis quasi myricæ in deserto

MYRRHA.

Exod. 30-23 Sume..primæ myrrhæ et electæ quing. siclos
Psal. 44- 9 Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis
Prov. 7-17 Aspersi cubile meum myrrha et aloë
Cant. 1-12 Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi
3- 6 Sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ
4- 6 Vadam ad montem myrrhæ et ad collem thuris
-14 Myrrha et aloë cum o. primis unguentis
5- 1 Messui myrrham meam cum aromatibus m.
- 5 Manus meæ stillaverunt myrrham, et digiti mei pleni myrrha probatissima
-13 Labia ej. lilia distillantia myrrham primam
Eccli. 24-20 Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris
Matth. 2-11 Obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham
Joan. 19-39 Ferens mixturam myrrhæ et aloës

MYRRHATUM.

Marc. 15-23 Dabant ei bibere myrrhatum vinum

MYRRHINUM.

Esth. 2-12 Ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino

MYRTETA.

Zach. 1- 8 Stabat inter myrteta quæ erant in profundo
-10 Respondit vir qui stabat inter myrteta
-11 Angelo Domini qui stabat inter myrteta

MYRTUS.

2 *Esdr.* 8-15 Afferte.. frondes myrti et ramos palmarum
Isai. 41-19 Dabo in solitudinem.. et myrtum et lignum
55-13 Et pro urtica crescet myrtus

MYRUM.

Judith. 10- 3 Lavit corpus suum et unxit se myro optimo

MYSIA.

Provincia Asiæ Minoris, quam sanctus Paulus adnavigavit.

Act. 16- 7 Cum venissent a. in Mysiam, tentabant ire
Act. 16- 8 Cum autem pertransissent Mysiam, descenderunt Troadem

MYSTERIUM.

Judith. 2- 2 Habuit cum eis mysterium consilii sui
Prov. 20-19 Ei qui revelat mysteria, et ambulat
Eccli. 22-27 Et mysterii revelatione et plaga dolosa
27-24 Denudare autem amici mysteria, desperatio est animæ infelicis
Dan. 2-19 Tunc Danieli mysterium per visionem nocte revelatum est
-27 Ait : Mysterium quod rex interrogat
-28 Sed est Deus in cœlo revelans mysteria
-29 Qui revelat mysteria, ostendit tibi
-47 Dominus regum et revelans mysteria
2 *Mac.* 13-21 Enuntiavit a. mysteria hostibus Rhodocus
Matth. 13-11 Vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum
Marc. 4-11 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
Luc. 8-10 Vobis datum est nosse mysterium regni
Rom. 11-25 Nolo enim vos ignorare, fratres, mysterium
16-25 Secundum revelationem mysterii
1 *Cor.* 2- 7 Loquimur Dei sapientiam in mysterio
4- 1 Et dispensatores mysteriorum Dei
13- 2 Si habuero prophetiam et noverim mysteria
14- 2 Spiritu autem loquitur mysteria
15-51 Ecce mysterium vobis dico
Ephes. 3- 4 Intelligere prudentiam meam in mysterio Christi
6-19 Notum facere mysterium Evangelii
Colos. 1-26 Mysterium quod absconditum fuit a sæculis
2- 2 In agnitionem mysterii Dei Patris et Christi
4- 3 Ad loquendum mysterium Christi
2 *Thes.* 2- 7 Nam mysterium jam operatur iniquitatis
1 *Tim.* 3- 9 Habentes mysterium fidei in conscientia
Apoc. 10- 7 Consummabitur mysterium Dei
17- 5 In fronte ejus nomen scriptum : Mysterium

MYSTICUM.

Isai. 3- 3 Et prudentem eloquii mystici (*auferet*)

N

NAALOL.

Civitas Levitarum, in tribu Zabulon.

Josue. 19-15 Cateth, et Naalol, et Semeron, et Jedala
21-35 Et Damna et Naalol, civitates quatuor
Judic. 1-30 Zabulon non delevit habitatores Cetron et Naalol

NAAMA.

Uxor Salomonis materque Roboam regis Juda, quæ cum esset Ammanitis, et quia patrios errores non plane exuerat, illos filio affricuisse videtur.

3 *Reg.* 14-21 Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
-31 Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
2 *Par.* 12-13 Nomen a matris ejus Naama Ammanitis

NAAMA.

Urbs in regione sive parte tertia tribus Juda, inter Bethdagon et Maceda.

Josue. 15-41 Bethdagon, et Naama, et Maceda

NAAMAN I.

Filius quintus Benjamin filii Jacob ex Rachel. Naaman iste alibi, nempe 1 *Paral.* 8-2, *vocatur Nohaa, et est quartus nominatus.*

Gen. 46-21 Filii Benjamin : Bela... et Naaman et Echi

NAAMAN II.

Filius Bale filii Benjamin.

1 *Par.* 8- 4 Abisuë quoque et Naaman, et Ahoë
- 7 Naaman a. et Achia, et Gera ipse transtulit

NAAMAN III.

Princeps militiæ regis Syriæ. Legitur in Scriptura per Naaman gentilem dedisse Deum salutem et victoriam regi Syriæ Hazaeli filio Benadad. Naaman iste leprosus cum ingentibus muneribus accessit ad Eliseum, ut sanaretur a lepra; et iratus est contra Eliseum, quod pluribus cæremoniis ad morbum expellendum non usus fuisset propheta, sed tantum jussisset ægrum in Jordane abluendum. Attamen lavavit se in Jordane, mundatusque a lepra Deum Israel Deum solum verum confessus est. Petiit sibi parci a Deo, si quando ficte cogeretur cum domino suo gentili rege adorare in templo idolorum. Propheta respondendo : Vade in pace, *concessit ut cum rege idolo se submittente et ipse se incurvare posset; quia non hoc fiebat ab ipso in cultum idoli, sed ut suum exerceret munus ordinarium regem sustentandi, et brachium præbendi cui inniteretur, quod obsequium per se malum non erat, ut vult Tertullianus. Factus est ergo Naaman veri Dei cultor, non tamen circumcisus, nec factus proselytus, et tulit secum de humo Israelitica quantum par mulorum ferre potuit, ut Domino altare de terra faceret, et victimas et holocausta Deo cœli offerret. Israelita non erat, nemo tamen inter Israelitas tanti fecit Eliseum quanti hic alienigena, qui solus religioso officio studuit sanitati, ut scribit sanctus Ambrosius.*

4 *Reg.* 5- 1 Naaman princeps militiæ regis Syriæ
- 2 Quæ erat in obsequio uxoris Naaman
- 4 Ingressus est itaque Naaman ad dominum
- 6 Scito quod miserim ad te Naaman servum
- 9 Venit ergo Naaman cum equis et curribus
-11 Iratus Naaman recedebat, dicens : Putabam
4 *Reg.* 5-17 Dixitque Naaman : Ut vis : sed obsecro
-20 Pepercit dominus meus Naaman Syro isti
-21 Et secutus est Giezi post tergum Naaman
-23 Dixitque Naaman : Melius est ut accipias
-27 Sed et lepra Naaman adhærebit tibi
Luc. 4-27 Nemo eorum mundatus est nisi Naaman

NAAMATHITES.

Naamath Idumææ locus est, cujus nulla mentio habetur, nisi in historia Job, ubi Sophar Naamathites est inter vicinos et amicos Job.

Job. 2-11 Venerunt singuli... et Sophar Naamathites
11- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
20- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
42- 9 Abierunt ergo Eliphaz... et Sophar Naamathites

NAARA.

Assur patri Thecuæ erant duæ uxores, Halaa et Naara. Peperit autem ei Naara, Oozam, et Hepher, et Themani, et Ahasthari, qui videntur esse nomina gentium, nempe Thamna in tribu Juda, et Ataroth in tribu Ephraim.

1 *Par.* 4- 5 Erant duæ uxores, Halaa et Naara
- 6 Peperit autem ei Naara, Oozam, et Hepher, et Themani, et Ahasthari : isti sunt filii Naara

NAARAI.

Filius Asbaï, et inter fortissimos reperitur in exercitu David.

1 *Par.* 11-37 Hesro Carmelites, Naaraï filius Asbaï

NAARATHA.

Urbs in tribu Ephraim, et nunc est Naorath villula Judæorum, in quinto milliario a Jerichus. H.

Josue. 16- 7 Descenditque de Janoë in Ataroth et Naaratha

NAARIA.

Filius Semeiæ filii Secheniæ.

1 Par. 3-22 Baria, et Naaria, et Saphat, sex numero
-23 Filius Naariæ, Elioënaï, et Ezechias
4-42 Habentes principes.. Naariam et Raphaïam

NAAS I.

Anno mundi 2963, ante J. Ch. 1091, rex Ammonitarum. Cœpit pugnare Jabes Galaad. Dixeruntque viri Jabes ad Naas : Habeto nos fœderatos, et serviemus tibi. *Naas vero illos noluit habere, nisi erueret eis oculum quemque dextrum. Id eo consilio faciebat barbarus rex Ammonitarum, ut ad bellum omnino fere essent inepti; sinistra enim manu clypeum gestabant, cujus objectu oculi sinistri usum minus habebant expeditum : itaque effossis dextris oculis perinde erant ac si essent cæci. Nolebat omnino cæcos facere, quia oneri tantum, nec ad servorum ministeria utiles fuissent. Ita Josephus, Theodoretus et alii sentiunt. Videtur etiam Naas voluisse oculos dextros eruere, ut effossio illa oculorum oris esset dehonestamentum; sic enim ait :* Ponam vos opprobrium in universo Israël. *Tum insilivit Spiritus Domini in Saülem de agro venientem, et hæc a viris Jabes audientem; iratus est furore magno, et recensuit populum Israel in Besech, fueruntque filiorum Israel trecenta millia cum illo. Percusserunt Ammonitas qui omnes dissipati, metu consternati, et singuli, ut sibi consulerent, in diversa fugati sunt. Post quam victoriam Saül accepit regnum Israel.*

1 Reg. 11- 1 Ascendit Naas Ammonites et pugnare cœpit
Dixeruntque omnes viri Jabes ad Naas
- 2 Et respondit ad eos Naas Ammonites
12-12 Videntes autem quod Naas rex filiorum Ammon venisset

NAAS II.

Rex Ammonitarum, filius præcedentis. Magna usus est erga David benignitate et misericordia. Vox enim Hebræa chesed *omne genus benignitatis significat : quænam fuerit hæc Naas misericordia erga regem Israel incertum est. Sanctus Hieronymus in Traditionibus in hunc locum : « Quando fugit, » inquit, David a facie Achis regis Geth, » venit ad Naas regem Ammon, qui fecit » cum eo misericordiam, multa impertiens ei » bona. De Naas itaque venit in speluncam » Odollam, etc. » Factum est autem ut moreretur Naas, et regnavit filius ejus Hanon pro eo; et misit David consolans eum super patris interitu per servos suos, quorum Hanon rasit dimidiam partem barbæ et præscidit vestes medias usque ad nates, et dimisit eos.*

2 Reg. 10- 2 Faciam misericordiam cum Hanon filio Naas
17-27 Sobi filius Naas de Rabbath filior. Ammon
1 Par. 19- 1 Accidit a. ut moreretur Naas rex fil. Ammon
- 2 Faciam misericordiam cum Hanon fil. Naas

NAAS III *vel* ISAI.

Pater Abigail et Sarviæ matris Joab.

2 Reg. 17-25 Qui ingressus est ad Abigaïl filiam Naas

NAAS.

Urbs cujus situs non patet.

1 Par. 4-12 Et Tehinna patrem urbis Naas

NAASSON. *Vid.* NAHASSON.

NAASSON.

Urbs in tribu Nephthali, non longe a civitate Sephet.

Tobiæ. 1- 1 Quæ est in superioribus Galilææ supra Naasson

NABAJOTH.

Filius Ismaelis filii Abraham ex Agar. Ab hoc omnis regio ab Euphrate ad mare Rubrum usque hodie Nabatherra dicitur, quæ pars Arabiæ est.

Gen. 25-13 Primogenitus Ismaëlis Nabajoth
28- 9 Maheleth filiam Ismael filii Abraham, sororem Nabajoth
36- 3 Basemath quoque filiam Ismaël sororem Nabajoth
1 Par. 1-29 Primogenitus Ismahelis, Nabajoth, et Cedar

NABAJOTH.

Regio est Arabiæ, ovibus et pecore abundans, ita dicta a filio Ismaelis hoc eodem nomine designato.

Isai. 60- 7 Arietes Nabajoth ministrabunt tibi

NABAL.

Vir durus et pessimus et malitiosus, de genere Caleb qui habitabat in solitudine Maon, possessionesque magnas habebat in Carmelo; et erant ei ovium tria millia et mille capræ. Et nomen uxoris ejus Abigail, quæ mulier erat prudentissima et speciosa. Noluit Nabal præstare alimonia Davidi, qui iratus valde accinctus est ense suo et parabat interficere Nabal. Abigail autem uxor Nabal perrexit obviam Davidi ferens secum panes, vinum, arietes coctos; et suscepit David de manu ejus omnia quæ attulerat. Postea Nabal mortuo, duxit eam in uxorem David, quæ peperit ei filium nomine Cheleab, alias Daniel.

1 Reg. 25- 3 Nomen autem viri illius erat Nabal
- 4 Quod tonderet Nabal gregem suum
- 5 Ascendite in Carmelum, et venietis ad Nabal
- 9 Locuti sunt ad Nabal omnia verba hæc
-10 Respondens autem Nabal pueris David, ait : Quis est David ?
-14 Abigaïl autem uxori Nabal nuntiavit unus
-19 Viro autem suo Nabal non indicavit
-25 Ne ponat..super virum istum iniquum Nabal
-26 Et nunc fiant sicut Nabal inimici tui
-34 Non remansisset Nabal usque ad lucem
-36 Venit autem Abigaïl ad Nabal
Et cor Nabal jucundum : erat enim ebrius
-37 Diluculo a. cum digessisset vinum Nabal
-38 Percussit Dominus Nabal, et mortuus est
-39 Quod cum audisset David mortuum Nabal, ait : Benedictus Dominus qui judicavit causam opprobrii mei de manu Nabal... et malitiam Nabal reddidit Dominus
27- 3 Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
30- 5 Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
2 Reg. 2- 2 Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
3- 3 Cheleab de Abigaïl uxore Nabal Carmeli

NABAT *vel* NABATH I.

E tribu Ephraim, pater Jeroboam primi regis Israel, id est, decem tribuum quæ noluerunt sequi Roboam filium Salomonis.

3 Reg. 11-26 Jeroboam quoque filius Nabat, Ephrathæus
12- 2 At vero Jeroboam filius Nabat
-15 Ad Jeroboam filium Nabat
15- 1 In octavo decimo anno regni Jeroboam filii Nabat
16- 3 Faciam.. sicut domum Jeroboam filii Nabat
-26 Ambulavitq. in o. via Jeroboam filii Nabat
-31 In peccatis Jeroboam filii Nabat
21-22 Sicut domum Jeroboam filii Nabat
22-53 Ambulavit... in via Jeroboam filii Nabat
4 Reg. 3- 3 In peccatis Jeroboam filii Nabat
9- 9 Sicut domum Jeroboam filii Nabat
10-29 A peccatis Jeroboam filii Nabat
13- 2 Secutusq. est peccata Jeroboam filii Nabat
-11 Ab omnibus peccatis Jeroboam filii Nabat
14-24 Ab omnibus peccatis Jeroboam filii Nabat
15- 9 Non recessit a peccatis Jerob. filii Nabat
-18 Non recessit a peccatis Jerob. filii Nabat
-24 Non recessit a peccatis Jerob. filii Nabat
-28 Non recessit a peccatis Jerob. filii Nabat
17-21 Constituerunt sibi regem Jerob. fil. Nabat
23-15 Quod fecerat Jeroboam filius Nabat
2 Par. 9-29 Contra Jeroboam filium Nabat
10- 2 Quod cum audisset Jeroboam filius Nabat
-15 Ad Jeroboam filium Nabat
13- 6 Et surrexit Jeroboam filius Nabat
Eccli. 47-29 Et Jeroboam filium Nabat

NABATH II. *Consobrinus Tobiæ senioris.*

Tobiæ. 11-20 Veneruntque Achior et Nabath consobrini

NABLUM.

Hebraice nebel, *utrem, lagenam, aut hydriam significat. Hinc translatum nomen ad musicum instrumentum, quod interpretes nunc* psalterium, *nunc* lyram *transferunt, illudque esse videtur quod ab Italis dicitur* cornamusa, *a Gallis autem* cornemuse, *et instar habet utris pleni.*

1 Par. 15-16 Cantores in organis musicorum, nablis
-20 In nablis arcana cantabant
-28 Cymbalis et nablis et cytharis concrepantes
1 Mac. 13-51 Cinyris, et cymbalis, et nablis, et hymnis

NABO.

Civitas filiorum Ruben in regione Galaad, olim in Moab, cujus meminit Isaias in visione contra Moab, et Jeremias. Est vero et cujusdam viri vocabulum Nabaï, qui Caan (Chanaath) et cæteros vicos qui circum eam erant, ex suo nomine nuncupavit Naboth. Sed et usque hodie ostenditur desertus locus Naboc, distans a civitate Esbus millibus octo contra Meridianam plagam. — Est mons etiam cognominis supra Jordanem, qui et dicitur Nebo, contra Jericho in terra Moab, ubi Moyses mortuus est, et usque hodie ostenditur in sexto milliario ab urbe Esbus contra Orientalem plagam, inquit sanctus Hieronymus. — Idoli præterea nomen est Babyloniorum, ita dicti quod ederet oracula.

Num. 32-38 Et Nabo et Baalmeon, versis nominibus
33-47 Venerunt ad montes Abarim contra Nabo
Isai. 15- 2 Ascendit domus et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo
46- 1 Confractus est Bel, contritus est Nabo
Jerem. 48- 1 Væ super Nabo, quoniam vastata est
-22 Et super Dibon et super Nabo

NABOTH.

Vir Israelita qui vineam suam denegavit regi Achab. Lapidatus est, submissis falsis testibus a judicibus iniquis volentibusque placere Jezabel reginæ impiæ.

3 Reg. 21- 1 Tempore illo vinea erat Naboth Jezrahelitæ
- 2 Locutus est ergo Achab ad Naboth
- 3 Cui respondit Naboth : Propitius sit mihi
- 4 Quod locutus fuerat ad eum Naboth
- 6 Locutus sum Naboth Jezrahelitæ
- 7 Ego dabo tibi vineam Naboth Jezrahelitæ
- 8 Optimates qui...habitabant cum Naboth
- 9 Et sedere facite Naboth inter primos populi
-12 Sedere fecerunt Naboth inter primos populi
-13 Benedixit Naboth Deum et regem
-14 Lapidatus est Naboth, et mortuus est
-15 Cum audisset Jezabel lapidatum Naboth
Surge, et posside vineam Naboth Jezrahelitæ
Non enim vivit Naboth, sed mortuus est
-16 Quod cum audisset Achab, mortuum videlicet Naboth, surrexit, et descendebat in vineam Naboth Jezrahelitæ
-18 Ecce ad vineam Naboth descendit
-19 In loco hoc, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent q. sanguinem tuum
4 Reg. 9-21 Invenerunt eum in agro Naboth Jezrahelitæ
-25 Projice eum in agro Naboth Jezrahelitæ
-26 Si non pro sanguine Naboth... reddam

NABUCHODONOSOR I.

Anno mundi 3345, Romæ 45, ante J. Ch. 709. Rex Ninives in Assyria qui alio nomine vocatur Merodach. Regnum Assyriæ occupavit, adhuc vivente, vel etiam mortuo Assaraddon filio Sennacherib. Anno duodecimo regni sui Nabuchodonosor rex Assyriorum pugnavit contra Arphaxad, et expugnavit eum. Tunc exaltatum est regnum Nabuchodonosor, et cor ejus elevatum est, et misit nuntios ad cunctos populos qui uno animo omnes contradixerunt, et remiserunt eos vacuos, et sine honore abjecerunt. Tunc indignatus est Nabuchodonosor rex adversus omnem terram illam, juravit per thronum et regnum suum quod defenderet se, id est, ulcisceretur, de omnibus regionibus his ad quas miserat nuntios. Is est Nabuchodonosor cujus principem militiæ Holofernem occidit Judith.

Judith. 1- 5 Nabuchodonosor rex Assyriorum
- 7 Exaltatum est regnum Nabuchodonosor
-10 Misit nuntios Nabuchodonosor rex
-12 Tunc indignatus Nabuchodonosor rex
2- 1 Anno tertio decimo Nabuchodonosor regis
Factum est verbum in domo Nabuchodon.
- 4 Vocavit Nabuchodonosor rex Holofernem
3- 2 Ut viventes serviamus Nabuchodonosor
-13 Præceperat enim illi Nabuchodonosor rex
5-27 Posse dicat resistere regi Nabuchodonosor
-29 Nabuchodonosor deus terræ est
6- 2 Non est Deus, nisi Nabuchodonosor
- 4 Probabis quoniam Nabuchodonosor dom.
11- 1 Qui voluit servire Nabuchodonosor regi
- 5 Vivit enim Nabuchodonosor rex terræ
-21 Tu in domo Nabuchodonosor magna eris
14-16 Una mulier Hebræa fecit confusionem in domo regis Nabuchodonosor

NABUCHODONOSOR II.

Anno mundi 3428, Romæ 128, ante J. Ch. 626. Filius et successor Nabopolassar,

rex Babylonis. Ipse est qui jussit pueros eligi e filiis captivorum Israel, ut docerentur litteras Chaldæorum; qui statuam erexit auream quam adorari præcepit; qui tres adolescentes e fornace educi jussit; qui semel et iterum somniavit, cujus Daniel interpretatus est somnia; qui septem annis cum bestiis sylvarum habitavit, etc., etc., etc.; cujus tota denique legitur historia in 4 Reg., Jerem., Dan., et alibi passim.

4 Reg. 24- 1 Ascendit Nabuchodonosor rex Babylonis
-10 Ascenderunt servi Nabuchodonosor
-11 Venitque Nabuchodonosor rex Babylonis
25- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
-22 Quem dimiserat Nabuchodonosor rex
1 Par. 6-15 Quando transtulit... per manus Nabuchodonosor
2 Par. 36- 6 Ascendit Nabuchodonosor rex Chaldæorum
-10 Misit Nabuchodonosor rex
-13 A rege quoque Nabuchodonosor recessit
1 Esdr. 1- 7 Quæ tulerat Nabuchodonosor de Jerusalem
2- 1 Quam transtulerat Nabuchodonosor rex
5-12 Tradidit eos in manus Nabuchodonosor
-14 Quæ Nabuchodonosor tulerat de templo
6- 5 Quæ Nabuchodonosor tulerat de templo
2 Esdr. 7- 6 Quos transtulerat Nabuchodonosor rex
Esth. 2- 6 Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat
11- 4 Quos transtulerat Nabuchodonosor
Jerem. 21- 2 Quia Nabuchodonosor rex Babylonis
- 7 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
22-25 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor rex
25- 1 Ipse est annus primus Nabuchodonosor
- 9 Assumam... et Nabuchodonosor regem
27- 6 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
- 8 Quod non servierit Nabuchodonosor regi
-20 Quæ non tulit Nabuchodonosor rex
28- 3 Quæ tulit Nabuchodonosor rex Babylonis
-11 Sic confringam jugum Nabuchodonosor
-14 Ut serviant Nabuchodonosor regi
29- 1 Quem traduxerat Nabuchodonosor de Jer.
- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuchodonosor
-21 Tradam eos in manus Nabuchodonosor regis
32- 1 Ipse est annus decimus octavus Nabuchodonosor
34- 1 Quando Nabuchodonosor rex Babylonis
35-11 Cum a. ascendisset Nabuchodonosor rex
37- 1 Quem constituit regem Nabuchodonosor
39- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 5 Captum adduxerunt ad Nabuchodonosor
-11 Præceperat a. Nabuchodonosor rex Babyl.
43-10 Assumam Nabuchodonosor regem Babylon.
44-30 Tradidi Sedeciam... in manu Nabuchodonosor
46- 2 Quem percussit Nabuchodonosor rex
-13 Quod venturus esset Nabuchodonosor rex
-26 In manus Nabuchodonosor regis Babylonis
49-28 Quæ percussit Nabuchodonosor rex
-30 Iniit e. contra vos Nabuchodonosor rex
50-17 Novissimus exossavit eum Nabuchodonosor
51-34 Devoravit me Nabuchodonosor rex
52- 4 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
-12 Est annus nonus decimus Nabuchodonosor
-28 Populus quem transtulit Nabuchodonosor
-29 In anno octavo decimo Nabuchodonosor
Baruc. 1- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor
6- 1 Abducemini in Babyloniam captivi a Nabuchodonosor rege Babyloniorum
Ezech. 26- 7 Adducam ad Tyrum Nabuchodonosor
29-18 Nabuchodonosor rex Babylonis servire fecit
-19 Ecce ego dabo Nabuchodonosor regem
Dan. 1- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
-18 Introduxit eos... in conspectu Nabuchodonosor
2- 1 In anno secundo regni Nabuchodonosor, vidit Nabuchodonosor somnium
-28 Qui indicavit tibi, rex Nabuchodonosor
-46 Tunc rex Nabuchodonosor cecidit in faciem
3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream
- 2 Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas... ut convenirent ad dedicationem statuæ quam erexerat Nabuchodonosor rex
- 3 Statuæ quam erexerat Nabuchodonosor rex: stabant autem in conspectu statuæ quam posuerat Nabuchodonosor rex
- 5 Adorate statuam auream quam constituit Nabuchodonosor rex
- 7 Quam constituerat Nabuchodonosor rex
- 9 Dixeruntque Nabuchodonosor regi: Rex, in æternum vive
-13 Nabuchodonosor in furore et in ira præcepit
-14 Pronuntiansq. Nabuchodonosor rex, ait eis
-16 Dixerunt regi Nabuchodonosor: Non oportet
Dan. 3-19 Tunc Nabuchodonosor repletus est furore
-91 Tunc Nabuchodonosor rex obstupuit
-93 Tunc accessit Nabuchodonosor ad ostium
-95 Et erumpens Nabuchodonosor, ait
-98 Nabuchodonosor rex, omnibus populis
4- 1 Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo
-15 Hoc somnium vidi ego Nabuchodonosor rex
-25 Omnia hæc venerunt super Nabuchodonosor
-28 Tibi dicitur, Nabuchodonosor rex
-30 Sermo completus est super Nabuchodonosor
-31 Ego Nabuchodonosor oculos meos ad cœlum levavi
-34 Nunc igitur ego Nabuchodonosor laudo
5- 2 Quæ asportaverat Nabuchodonosor
-11 Nam et rex Nabuchodonosor pater tuus
-18 Honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo

NABUSEZBAN.

Nomen est unius ex optimatibus regis Babylonis.

Jerem. 39-13 Nabusezban, et Rabsares, et Neregel

NABUTHÆI.

Populi Arabiæ desertæ, a Nabajoth Ismahelis filio oriundi.

1 Mac. 5-25 Et occurrerunt eis Nabuthæi
9-35 Et rogavit Nabuthæos amicos suos

NABUZARDAN.

Anno decimo nono regni Nabuchodonosor regis Babylonis, venit Nabuzardan princeps exercitus, servus regis Babylonis in Jerusalem; succendit domum Domini et domum regis, et domos Jerusalem omnemque domum combussit igni, omnesque muros Jerusalem destruxit; populum qui remanserat in civitate, perfugas qui transfugerant ad regem Babylonis et reliquum vulgus simul transtulit in Babylonem; tantum pauperiores terræ reliquit, vinitores et agricolas, qui pro Chaldæis colerent regionem, et huic populo qui relictus erat in terra Juda præfecit Godoliam, quem ait Josephus hominis nobilis filium fuisse, virum æquum et bonum.

4 Reg. 25- 8 Venit Nabuzardan princeps exercitus
-11 Reliquum vulgus transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-20 Quos tollens Nabuzardan princeps militum
Jerem. 39- 9 Transtulit Nabuzardan magister militum
-10 Dimisit Nabuzardan magister militum
-11 Præceperat.. Nabuzardan magistro militum
-13 Misit ergo Nabuzardan princeps militiæ
40- 1 Postquam dimissus est a Nabuzardan magistro militum
41-10 Quos commendaverat Nabuzardan
43- 6 Quam reliquerat Nabuzardan princeps
52-12 Venit Nabuzardan princeps militiæ
-15 Transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-16 De pauperibus vero... reliquit Nabuzardan
-26 Tulit a. eos Nabuzardan magister militiæ
-30 Transtulit Nabuzardan magister militiæ

NACHON.

Vel est nomen loci, vel hominis Israelitæ qui vocatur Chidon in 1 Paral.

2 Reg. 6- 6 Postquam a. venerunt ad aream Nachon

NACHOR I.

Filius primogenitus Sarug, avus Abrahæ, pater itaque Thare.

Gen 11-22 Vixit ergo Sarug... et genuit Nachor
-23 Vixitq. Sarug postquam genuit Nachor
-24 Vixit autem Nachor... et genuit Thare
-25 Vixitque Nachor postquam genuit Thare
1 Par. 1-26 Serug, Nachor, Thare
Luc. 3-34 Qui fuit Thare, qui fuit Nachor

NACHOR II.

Filius Thare ejusdem, frater Abrahæ et Aran patris Lot. Uxor Nachor, filia Aran, vocabatur Melcha soror Sarai uxoris Abrahæ. Peperit marito suo Melcha filios octo, Hus nempe, Buz, Camuel, Cased, Asaü, Pheldas, Jedlaph et Bathuel. Natus in terra Ur Chaldæorum, ibi et obiit Nachor.

Gen. 11-26 Thare... genuit Abram, et Nachor, et Aran
-27 Thare genuit Abram, Nachor, et Aran
-29 Duxerunt autem Abram et Nachor uxores Nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran
22-20 Quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri suo
-23 Octo istos genuit Melcha Nachor fratri Abrahæ
24-10 Perrexit in Mesopotamiam ad urbem Nachor
Gen. 24-15 Filia Bathuël filii Melchæ uxoris Nachor
-24 Filia sum Bathuelis filii Melchæ, quem peperit ipsi Nachor
-47 Filia Bathuelis sum filii Nachor
29- 5 Numquid, ait, nostis Laban filium Nachor?
31-53 Deus Abraham et Deus Nachor judicet
Josue. 24- 2 Thare pater Abraham et Nachor

NACTUS.

2 Mac. 14- 5 Tempus autem opportunum dementiæ suæ nactus

NADAB I.

Anno mundi 2545, ante J. Ch. 1509. Filius primogenitus Aaron et Elisabeth filiæ Aminadab sororisque Nahasson. Præter Nadab, tres alios habuit filios Aaron, Abiu nempe, Eleazar et Ithamar. Nadab et Abiu offerentes ignem alienum, a Deo combusti sunt in deserto Sinaï, ubi antea cum patre suo et Moyse viderant Deum in specie ignis ardentis.

Exod. 6-23 Quæ peperit ei Nadab, et Abiu, et Eleazar
24- 1 Ascende ad Dominum, tu et Aaron, Nadab
- 9 Ascenderuntque Moyses et Aaron, Nadab
28- 1 Sacerdotio fungantur mihi: Aaron, Nadab,
Levit. 10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis
Num. 3- 2 Primogenitus ejus Nadab, deinde Abiu
- 4 Mortui sunt e. Nadab et Abiu cum offerrent
26-60 De Aaron orti sunt Nadab, et Abiu, et Eleazar
-61 Quorum Nadab et Abiu mortui sunt
1 Par. 6- 3 Filii Aaron: Nadab et Abiu, Eleazar
24- 1 Filii Aaron: Nadab, et Abiu, et Eleazar
- 2 Mortui sunt a. Nadab et Abiu ante patrem

NADAB II.

Anno mundi 3081, ante J. Ch. 973. Filius Jeroboam regis Israel. Pro patre mortuo super Israelem regnavit; impie egit sicut et Jeroboam pater, et occisus est a Baasa de tribu Issachar, qui pro eo regnavit super Israelem, et percussit totam domum Jeroboam, quam penitus delevit.

3 Reg. 14-20 Regnavitque Nadab filius ejus pro eo
15-25 Nadab vero filius Jeroboam regnavit
-27 Siquidem Nadab et omnis Israel obsidebant
-31 Reliqua a. sermonum Nadab, et omnia...

NADAB III.

Filius primogenitus Semeï, pater Saled et Apphaim.

1 Par. 2-28 Filii autem Semeï: Nadab et Abisur
-30 Filii a. Nadab fuerunt, Saled et Apphaïm

NADAB IV.

Filius quintus Abigabaon, id est, Jehiel principis Gabaon.

1 Par. 8-30 Sur, et Cis, et Baal, et Nadab
9-36 Sur, et Cis, et Baal, et Ner, et Nadab

NADABIA.

Filius octavus Jechoniæ filii Joakim regis Juda.

1 Par. 3-18 Senneser, et Jecemia, Sama, et Nadabia

NAGGE.

Inter majores Jesu Christi habetur a sancto Luca.

Luc. 3-25 Qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge

NAHABI.

Filius Vapsi, e tribu Nephthali, a Moyse missus de deserto Pharan, ad explorandam terram Chanaan.

Num. 13-15 De tribu Nephthali, Nahabi filium Vapsi

NAHALIEL.

Locus ubi castra fixerunt Israelitæ.

Num. 21-19 De Matthana in Nahaliel: de Nahaliel in Bamoth

NAHAM I.

Filius tertius Caleb filii Jephone.

1 Par. 4-15 Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et Ela, et Naham

NAHAM II.

Frater Odaiæ mulieris uxoris Mered, paterque Ceïla.

1 Par. 4-19 Filii uxoris Odaiæ sororis Naham patris Ceïla

NAHAMANI.

Nomen principis qui cum Zorobabel ascendit de captivitate Babylonis.

2 Esdr. 7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani

NAHARAI.

Armiger Joab filii Sarviæ, et unus e fortissimis viris in exercitu David.

2 *Reg.* 23-37 Naharaï Berothites armiger Joab filii Sarviæ
1 *Par.* 11-39 Naharaï Berothites armiger Joab filii Sarviæ

NAHASSON et NAASSON.

Anno mundi 2545, *ante J. Ch.* 1509. *Filius Aminadab, frater Elisabeth uxoris Aaron, princeps in tribu Juda.*

Exod. 6-23 Elisabeth filiam Aminadab, sororem Nahasson
Num. 1- 7 De Juda, Nahasson filius Aminadab
2- 3 Eritque princeps... Nahasson filius Aminadab
7-12 Primo die obtulit oblationem s. Nahasson
-17 Hæc est oblatio Nahasson filii Aminadab
10-14 Quorum princeps erat Nahasson filius Aminadab
Ruth. 4-20 Aminadab genuit Nahasson, Nahasson genuit Salmon
1 *Par.* 2-10 Aminadab autem genuit Nahasson
-11 Nahasson quoque genuit Salma
Matth. 1- 4 Aminadab autem genuit Naasson
Naasson autem genuit Salmon
Luc. 3-32 Qui fuit Salmon, qui fuit Naasson

NAHATH I.

Filius primogenitus Rahuel filii Esaü filii Isaac.

Gen. 36-13 Filii a. Rahuël : Nahath et Zara, Samma
-17 Dux Nahath, dux Zara, dux Samma
1 *Par.* 1-37 Filii Rahuel : Nahath, Zara, Samma, Meza

NAHATH II.

Levita, filius secundus Sophaï filii Elcana, e stirpe Caath.

1 *Par.* 6-26 Sophaï filius ejus, Nahath filius ejus

NAHATH III.

Alter est Levita qui tempore Ezechiæ regis præpositus erat sub manibus et imperio Choneniæ super decimas, primitias et omnia quæcumque Domino vovebantur.

2 *Par.* 31-13 Post quem Jahiel, et Azarias, et Nahath

NAHUM I.

Nomen principis Judæorum qui cum Zorobabel venit de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 7- 7 Belsam, Mespharath, Begoaï, Nahum

NAHUM II.

Propheta septimus inter minores, oriundus ex Elcese viculo Galilææ. Quo tempore floruerit Nahum, non legitur in sacris Litteris. At in chronicis Hebræorum dicitur floruisse eodem tempore quo Joel et Habacuc, tempore scilicet Manasse. Alii dicunt prophetasse Nahum tempore Ezechiæ regis. Quidam asserunt eum vocatum Nahum, *id est*, consolatorem, *quod prædixerit destructionem Assyriorum, quæ magnæ consolationi futura erat Israelitis; rex enim Assyriorum multa mala intulerat Israelitis; et abduxerat decem tribus, reliquasque duas vehementer afflixerat.*

Nahum. 1- 1 Onus Ninive : Liber visionis Nahum Elcesæi

NAHUM III.

Inter majores Jesu Christi scribitur a sancto Luca.

Luc. 3-25 Qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge

NAIM.

Oppidulum in quo filium viduæ a mortuis suscitavit Dominus, situm in secundo milliario a Thabor monte contra Austrum ad pedem Hermon minoris montis juxta Endor.

Luc. 7-11 Ibat in civitatem quæ vocatur Naïm

NAJOTH.

Urbs sive locus in Ramatha, in quem David fugit cum Samuele, et ubi ipse David et lictores, quos semel, iterum et tertio Saül miserat ad Davidem comprehendendum, et ipse tandem Saül prophetavit; ibi enim erat collegium prophetarum.

1 *Reg.* 19-18 Ipse et Samuël, et morati sunt in Najoth
-19 Ecce David in Najoth in Ramatha
-22 Ecce in Najoth sunt in Ramatha
-23 Et abiit in Najoth in Ramatha
Usque dum veniret in Najoth in Ramatha
20- 1 Fugit autem David de Najoth, quæ est in Ramatha

NAM.

Gen. 29- 2 Nam ex illo adaquabantur pecora
- 9 Nam gregem ipsa pascebat
40- 2 Nam alter pincernis præerat, alter pistoribus
De cætero omittitur.

NAMQUE.

3 *Reg.* 3- 1 Accepit namque filiam ejus, et adduxit
4 *Reg.* 12-21 Jozachar namque filius Semaath, et Jozabad
1 *Par.* 29- 1 Opus namque grande est
2 *Par.* 20-23 Namque filii Ammon et Moab consurrexerunt
Tobiæ. 6-17 Hi namque qui conjugium ita suscipiunt
14- 3 Quinquaginta namque et sex annorum lumen oculorum amisit
Jerem. 23-11 Propheta namque et sacerdos polluti sunt
Habac. 1- 8 Equites namque ejus de longe venient
Hebr. 3- 4 Omnis namque domus fabricatur ab aliquo
5- 1 Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus
6-13 Abrahæ namque promittens Deus

NAMSI. *Pater Jehu regis Israel.*

3 *Reg.* 19-16 Jehu filium Namsi unges regem super Israël
4 *Reg.* 9- 2 Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi
-14 Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat filii Namsi
-20 Est autem incessus quasi incessus Jehu filii Namsi
2 *Par.* 22- 7 Egrederetur cum eo adversum Jehu filium Namsi

NAMUEL I.

Filius Eliab, et frater Dathan et Abiron in tribu Ruben.

Num. 26- 9 Hujus filii Namuël, et Dathan, et Abiron

NAMUEL II.

Filius Simeon filii Jacob. Idem vocatur Jamuel in Genes. 46-10.

Num. 26-12 Namuël, ab hoc familia Namuëlitarum
1 *Par.* 4-24 Filii Simeon : Namuël et Jamin, Jarib

NAMUELITÆ.

Num. 26-12 Namuël, ab hoc familia Namuëlitarum

NANEA.

Naneam hanc esse Venerem ait Serarius. Dicunt alii Dianam esse, sic enim appellabatur Diana in lingua Persica.

2 *Mac.* 1-13 Cecidit in templo Naneæ
Consilio deceptus sacerdotum Naneæ
-15 Cumq. proposuissent eas sacerdotes Naneæ

NAPHEG. *Filius David.*

1 *Par.* 14- 6 Noga quoque, et Napheg, et Japhia

NAPHIS. *Filius Ismaelis filii Abrahæ.*

Gen. 25-15 Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis
1 *Par.* 1-31 Jetur, Naphis, Cedma : hi sunt filii Ismahelis
5-19 Ituræi vero, et Naphis, et Nodab

NAPHTHA.

Dan. 3-46 Naphtha, et stuppa, et pice, et malleolis

NARCISSUS.

Non est improbabile Narcissum hunc fuisse Claudii imperatoris libertum, cujus mentio est apud Tacitum, Suetonium et alios. Græci tamen putant Narcissum non fuisse libertum imperatoris, sed Christianum, Athenarum episcopum martyremque. Notatur in Martyrologio Romano die Octobris trigesima prima.

Rom. 16-11 Salutate eos qui sunt ex Narcissi domo

NARDUS.

Cant. 1-11 Nardus mea dedit odorem suum
4-13 Cum pomorum fructibus. Cypri cum nardo
-14 Nardus et crocus, fistula et cinnamomum
Marc. 14- 3 Venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi
Joan. 12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici, pretiosi

NARES.

Num. 11-20 Donec exeat per nares vestras, et vertatur
2 *Reg.* 22- 9 Ascendit fumus de naribus ejus, et ignis
4 *Reg.* 19-28 Ponam itaque circulum in naribus tuis
Job. 27- 3 Quia donec superest halitus in me, et spiritus Dei in naribus meis
39-20 Gloria narium ejus terror
40-19 Et in sudibus perforabit nares ejus
Job. 40-21 Numquid pones circulum in naribus ejus
41-11 De naribus ejus procedit fumus
Psal. 113- 6 Nares habent, et non odorabunt
Prov. 11-22 Circulus aureus in naribus suis
Sap. 2- 2 Quoniam fumus flatus est in naribus nostris
15-15 Neque nares ad percipiendum spiritum
Isai. 2-22 Quiescite ergo ab homine cujus spiritus in naribus ejus est
37-29 Ponam ergo circulum in naribus tuis
Ezech. 8-17 Et ecce applicant ramum ad nares suas
Amos. 4-10 Et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras

NARRATIO.

Eccli. 6-35 Ut omnem narrationem Dei possis audire
8- 9 Ne despicias narrationem presbyterorum
-11 Non te prætereat narratio seniorum
21-19 Narratio fatui quasi sarcina in via
22- 6 Musica in luctu importuna narratio
- 9 Et in fine narrationis dicit : Quis est hic ?
27-14 Narratio peccantium odiosa, et risus illor.
39- 2 Narrationem virorum nominatorum conservabit
2 *Mac.* 2-25 Et difficultatem volentibus aggredi narrationes
-33 Hinc ergo narrationem incipiemus
6-17 Jam autem veniendum est ad narrationem
Luc. 1- 1 Multi conati sunt ordinare narrationem

NARRO.

Gen. 24-66 Servus autem cuncta, quæ gesserat, narravit Isaac
37- 9 Vidit somnium, quod narrans fratribus, ait
40- 9 Narravit prior, præpositus pincernarum
41- 8 Et accersitis narravit somnium
-12 Ducis milit. famulus : cui narrantes somnia
-17 Narravit ergo Pharao quod viderat
-24 Narravi conjectoribus somnium, et nemo est
42-29 Et narraverunt ei omnia quæ accidissent sibi
44-24 Narravimus ei omnia quæ locutus est dom.
Exod. 4-28 Narravitq. Moyses Aaron omnia verba Do.
6- 9 Narravit ergo Moyses omnia filiis Israël
9-16 Et narretur nomen meum in omni terra
10- 2 Et narres in auribus filii tui et nepotum
13- 8 Narrabisque filio tuo in die illo, dicens
16-22 Principes multitudinis, et narraverunt Moysi
18- 8 Narravit Moyses cognato suo cuncta quæ fecerat
19-25 Descenditq. Moyses... et omnia narravit eis
24- 3 Venit ergo Moyses, et narravit plebi omnia
Num. 11-24 Moyses, et narravit populo verba Domini
13-28 Narraverunt, dicentes : Venimus in terram
22- 7 Cumque... et narrassent ei omnia verba Balac
30- 1 Narravitque Moyses filiis Israël omnia
Deut. 6- 7 Narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis
Josue. 2-23 Narraveruntq. ei omnia quæ acciderant sibi
Judic. 5-11 Ibi narrentur justitiæ Domini et clementia
6-13 Mirabilia ej., quæ narraverunt patres nost.
7-13 Narrabat aliquis somnium proximo suo
Ruth. 3-16 Narravitq. ei omnia quæ sibi fecisset homo
1 *Reg.* 11- 5 Et narraverunt ei verba virorum Jabes
2 *Reg.* 3-23 Nuntiatum est itaque Joab a narrantibus
11-22 Et narravit David omnia quæ ei præceperat
3 *Reg.* 10- 7 Et non credebam narrantibus mihi
13-11 Et narraverunt ei omnia opera quæ fecerat
Et verba quæ locutus fuerat ad regem, narraverunt patri suo
4 *Reg.* 7-10 Narraverunt eis, dicentes : Ivimus ad castra
8- 4 Narra mihi omnia magnalia quæ fecit Eliseus
- 5 Cumque ille narraret regi quomodo mortuum suscitasset
- 6 Interrogavit rex mulierem : quæ narravit ei
9-12 Falsum est, sed magis narra nobis
22-10 Narravit quoque Saphan scriba regi, dicens
1 *Par.* 16- 9 Et psallite ei : et narrate omnia mirabilia ej.
-24 Narrate in gentibus gloriam ejus
2 *Par.* 9- 6 Non credebam narrantibus, donec ipsa venissem... et probassem vix medietatem sapientiæ tuæ mihi fuisse narratam
34-22 Locuti sunt ei verba quæ supra narravimus
Tobiæ. 11-19 Narravit parentibus suis omnia beneficia Dei
12-20 Et narrate omnia mirabilia ejus
-22 Et exurgentes narraverunt omnia mirabilia
Esth. 6-13 Narravitq. Zares uxori suæ et amicis omnia
Job. 12- 8 Respondebit tibi : et narrabunt pisces maris
15-17 Audi me : quod vidi narrabo tibi
37-20 Quis narrabit ei quæ loquor ?
Psal. 9- 2 Narrabo omnia mirabilia tua
21-23 Narrabo nomen tuum fratribus meis
47-13 Complectimini eam : narrate in turribus ej.
54-18 E! mane et meridie narrabo et annuntiabo

Psal. 63- 6 Narraverunt ut absconderent laqueos
65-16 Audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum
72-15 Si dicebam : Narrabo sic : ecce nationem
74- 2 Narrabimus mirabilia tua
77- 3 Et patres nostri narraverunt nobis
- 4 Narrantes laudes Domini et virtutes ejus
- 6 Et exurgent, et narrabunt filiis suis
86- 6 Dominus narrabit in scripturis populorum
87-12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro
104- 2 Et psallite ei : narrate omnia mirabilia ejus
117-17 Sed vivam : et narrabo opera Domini
118-85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes
144- 5 Loquentur : et mirabilia tua narrabunt
- 6 Dicent : et magnitudinem tuam narrabunt
Eccli. 13- 7 Et subridens spem dabit, narrans tibi bona
19- 8 Et inimico noli narrare sensum tuum
21-28 Labia imprudentium stulta narrabunt
22- 8 Qui narrat verbum non audienti
44- 5 Et narrantes carmina Scripturarum
- 8 Reliquerunt nomen narrandi laudes eorum
-15 Sapientiam ipsorum narrent populi
Isai. 43-21 Populum istum formavi mihi, laudem meam narrabit
-26 Narra si quid habes ut justificeris
52-15 Quia quibus non est narratum de eo, viderunt
Jerem. 23-27 Quæ narrat unusquisq. ad proximum suum
-28 Qui habet somnium, narret somnium
-32 Qui narraverunt ea, et seduxerunt populum
51-10 Et narremus in Sion opus Domini Dei nostri
Ezech. 17- 2 Et narra parabolam ad domum Israel
Dan. 2- 6 Si autem somnium et conjecturam ejus narraveritis
-24 In consp. regis, et solutionem regi narrabo
4- 4 Et somnium narravi in conspectu eorum
- 6 Et solutionem earum narra
-15 Tu ergo, Baltassar, interpretationem narra festinus
5-12 Daniel vocetur et interpretationem narrabit
Joel. 1- 3 Super hoc filiis vestris narrate
Habac. 1- 5 Quod nemo credet cum narrabitur
1 *Mac.* 3-26 Et de præliis Judæ narrabant omnes gentes
5-25 Et narraverunt eis omnia quæ acciderant
10-15 Et narraverunt ei prælia et virtutes
11- 5 Et narraverunt regi quia hæc fecit Jonathas
2 *Mac.* 1-20 Et sicut narraverunt nobis, non invenerunt
3- 9 Narravit de dato indicio pecuniarum
10-10 Quæ gesta sunt narrabimus, breviantes mala
Matth. 18-31 Venerunt, et narraverunt domino s. omnia
Marc. 5-16 Et narraverunt illis, qui viderant, qualiter
9- 8 Ne cuiquam quæ vidissent narrarent
14- 9 Quod fecit hæc, narrabitur in memoriam ej.
Luc. 8-39 Et narra quanta tibi fecit Deus
9-10 Apostoli narraverunt illi quæcumque fecerunt
24-35 Et ipsi narrabant quæ gesta erant in via
Act. 9-27 Narravit illis quomodo in via vidisset Dom.
10- 8 Quibus cum narrasset omnia, misit illos
11-13 Narravit a. nobis, quomodo vidisset Angel.
12-17 Narravit quomodo Dominus eduxisset eum
15- 3 Narrantes conversionem gentium
-12 Narrantes quanta Deus fecisset signa
-14 Simon narravit quemadmod. primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum
21-19 Quos cum salutasset, narrabat per singula

NASCOR.

Gen. 2-11 Omn. terram Hevilath, ubi nascitur aurum
4-26 Et Seth natus est filius quem vocavit Enos
10-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium
-25 Natique sunt Heber filii duo
17-17 Putas-ne centenario nascetur filius ?
21- 5 Hac quippe ætate patris, natus est Isaac
22-23 Ac Bathuel, de quo nata est Rebecca
25-26 Sexagenarius erat Isaac, quando nati sunt ei parvuli
30-25 Nato autem Joseph, dixit Jacob socero suo
35-26 Hi sunt filii Jacob, qui nati sunt ei in Mesop.
36- 5 Hi filii Esaü, qui nati sunt ei in terra Chan.
38- 4 Concepto fœtu, natum filium vocavit Onan
- 5 Quo nato, parere ultra cessavit
- 9 Ille sciens non sibi nasci filios
Ne liberi fratris nomine nascerentur
41-50 Nati sunt autem Joseph filii duo antequam veniret fames
44-20 Parvulus, qui in senectute illius natus est
46-12 Natique sunt filii Phares, Hesron et Hamul
-20 Natique sunt Joseph filii in terra Ægypti
48- 5 Duo ergo filii tui, qui nati sunt tibi
50-22 Filii q. Machir.. nati sunt in genibus Joseph
Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit
24-14 Si quid natum fuerit quæstionis, referetis
Levit. 13-18 Et cutis in qua ulcus natum est et sanatum
25- 7 Omnia quæ nascuntur præbebunt cibum
-11 Neque metetis sponte in agro nascentia
Levit. 25-22 Donec nova nascantur, edetis vetera
-45 Vel qui ex his nati fuerint in terra vestra
Num. 3-13 Sanctificavi mihi quidquid primum nascitur
8- 4 Quæ ex utroque calam. latere nascebantur
10-30 Revertar in terram meam, in qua natus sum
26-59 Filiam Levi, quæ nata est ei in Ægypto
Deut. 8- 8 Ficus, et malogranata, et oliveta nascuntur
14-22 Qui nascuntur in terra per annos singulos
-28 Ex omnibus quæ nascuntur tibi eo tempore
15-19 De primogenitis quæ nascuntur in armentis
22- 9 Et quæ nascuntur ex vinea, pariter sanctificentur
23- 2 Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam
- 8 Qui nati fuerint ex eis, tertia generatione
28-57 Et super liberis qui eadem hora nati sunt
29-22 Et filii qui nascentur deinceps, et peregrini
Josue. 5- 5 Populus autem qui natus est in deserto
- 7 Quia sicut nati fuerant, in præputio erant
Judic. 11- 1 Filius mulieris meretricis, qui natus est de Galaad
- 2 Hæres in domo patris nostri esse non poteris, quia de altera matre natus es
13- 8 Et doceat nos quid debeamus facere de puero qui nasciturus est
-14 Et quidquid ex vinea nascitur, non comedat
Ruth. 2-11 Et quod reliqueris.. et terram in qua nata es
4-15 De nuru enim tua natus est, quæ te diligit
-17 Et dicentes : Natus est filius Noëmi
1 *Reg.* 5- 6 Et nati sunt mures, et facta est confusio
2 *Reg.* 3- 2 Natique sunt filii David in Hebron
- 5 Hi nati sunt David in Hebron
5-13 Natique sunt David et alii filii et filiæ
-14 Qui nati sunt ei in Jerus., Samua et Sobab
6-23 Igitur Michol filiæ Saül non est natus filius
12-14 Filius, qui natus est tibi, morte morietur
14-27 Nati sunt autem Absalom filii tres
21-22 Hi quatuor nati sunt de Arapha in Geth
3 *Reg.* 10-27 Quasi sycomoros quæ nascuntur in campestribus
13- 2 Ecce filius nascetur domui David, Josias
4 *Reg.* 14-21 Tulit autem universus populus Judæ Azariam annos natum sedecim
19-29 In secundo a. anno, quæ sponte nascuntur
1 *Par.* 1-19 Porro Heber nati sunt duo filii
2- 3 Hi tres nati sunt ei de filia Suë Chananitide
- 9 Filii autem Hesron qui nati sunt ei, Jerameel et Ram
-25 Nati sunt autem filii Jerameel primogeniti
3- 1 Habuit filios, qui ei nati sunt in Hebron
- 4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron, ubi regnavit
- 5 Porro in Jerusalem nati sunt ei filii, Simmaa
-10 De hoc quoque natus est Josaphat
-13 Patrem Ezechiæ, de quo natus est Manasses
-16 De Joakim natus est Jechonias, et Sedecias
-21 Filius, Arnan, de quo natus est Obdia
4- 2 Jahath, de quo nati sunt Ahumai et Laad
7- 3 Izrahia, de quo nati sunt Michael et Obadia
-15 Salphaad, nataque sunt Salphaad filiæ
-25 Et Reseph, et Thale, de quo natus est Thaan
14- 4 Qui nati sunt ei in Jerusal., Samua et Sobad
22- 9 Filius, qui nascetur tibi, erit vir quietissimus
26- 6 Semei autem filio ejus nati sunt filii
2 *Par.* 1-15 Quæ nascuntur in campestribus multitudine
1 *Esdr.* 10- 3 Ut projiciamus universas uxores, et eos qui de his nati sunt
Job. 1- 2 Natique sunt ei septem filii, et tres filiæ
3- 3 Pereat dies in qua natus sum
5- 7 Homo nascitur ad laborem, et avis ad volatum
11-12 Tanquam pullum onagri se liberum natum putat
14- 1 Homo natus de muliere, brevi vivens temp.
15- 7 Numquid primus homo tu natus es?
-14 Et ut justus appareat natus de muliere ?
25- 4 Aut apparere mundus natus de muliere ?
38-21 Sciebas tunc quod nasciturus esses ?
Psal. 21-32 Populo qui nascetur, quem fecit Dominus
44-17 Pro patribus tuis nati sunt tibi filii
77- 6 Filii qui nascentur, et exurgent, et narrab.
86- 5 Sion dicet : Homo, et homo natus est in ea
Prov. 17-21 Natus est stultus in ignominiam suam
26- 9 Quom. si spina nascatur in manu temulenti
Eccle. 3- 2 Tempus nascendi, et tempus moriendi
4- 3 Qui necdum natus est, nec vidit mala
-14 Et alius natus in regno, inopia consumatur
Sap. 2- 2 Quia ex nihilo nati sumus, et post hoc erimus
4- 6 Ex iniquis enim somnis filii qui nascuntur
5-13 Sic et nos nati continuo desivimus esse
7- 3 Et ego natus accepi communem aerem
Eccli. 7-30 Memento quoniam nisi per illos natus non fuisses
14-19 Alia finitur, et alia nascitur
23-19 Improperium patiaris, et maluisses non nasci
Eccli. 41-12 Et si nati fueritis, in maledictione nascemini
44- 8 Qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen
- 9 Et nati sunt, quasi non nati, et filii ipsorum
49-16 Nemo natus est in terra qualis Henoch
-17 Neque ut Joseph, qui natus est homo
Isai. 9- 6 PARVULUS enim NATUS est nobis
37-30 Comede hoc anno quæ sponte nascuntur
Jerem. 16- 3 De quorum stirpe sunt nati in terra hac
20-14 Maledicta dies, in qua natus sum
-15 Dicens : Natus est tibi puer masculus
22-26 In terram alienam, in qua nati non estis
Ezech. 16- 4 Et quando nata es, in die ortus tui, non est præcisus umbilicus tuus
- 5 In abjectione animæ tuæ, in die qua nata es
Dan. 5-31 Successit in regnum annos natus sexaginta
Jonæ. 4-10 Quæ sub una nocte nata est, et sub una nocte periit
1 *Mac.* 2- 7 Ut quid natus sum videre contritionem pop.
4-38 Et in atriis virgulta nata sicut in saltu
Matth. 1-16 De qua natus est Jesus, qui vocatur Christus
-20 Quod e. in ea natum est, de Spir. sancto est
2- 1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem
- 2 Ubi est qui natus est rex Judæorum?
- 4 Sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur
11-11 Non surrexit inter natos mulierum major
19-12 Eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt
21-19 Nunquam ex te fructus nascatur in sempit.
24-32 Cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia nata
26-24 Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille
Marc. 13-28 Cum jam ramus ejus tener fuerit, et nata fuerint folia, cognoscitis
14-21 Bonum erat ei, si non esset natus homo ille
Luc. 1-35 Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum
2-11 Quia natus est vobis hodie Salvator
7-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est
8- 6 Et natum aruit, quia non habebat humorem
12-18 Illuc congregabo omnia quæ nata sunt mihi
Joan. 1-13 Neq. ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt
3- 4 Quomodo potest homo nasci, cum sit senex?
- 6 Quod natum est ex carne, caro est : et quod natum est ex spiritu, spiritus est
- 7 Non mireris quia dixi tibi : oportet vos nasci denuo
- 8 Sic est omnis qui natus est ex spiritu
8-41 Nos ex fornicatione non sumus nati
9- 2 Rabbi, quis peccavit... ut cæcus nasceretur?
-19 Quem vos dicitis quia cæcus natus est
-20 Hic est filius noster, et quia cæcus natus est
-32 A sæculo non est auditum quia quis aperuit oculos cæci nati
-34 In peccatis natus es totus, et tu doces nos ?
16-21 Quia natus est homo in mundum
18-37 Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni
Act. 2- 8 Et quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus?
7-20 Eodem tempore natus est Moyses
22- 3 Sum vir Judæus, natus in Tharso Ciliciæ
-28 Et Paulus ait : Ego autem et natus sum
Rom. 9-11 Cum enim nondum nati fuissent
Galat. 4-23 Qui de ancilla secundum carnem natus est
-29 Tunc is qui secundum carnem natus fuerat
Hebr. 11-23 Fide Moyses, natus, occultatus est
1 *Joan.* 2-29 Omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est
3- 9 Qui natus est ex Deo, peccatum non facit
Non potest peccare, quon. ex Deo natus est
4- 7 Et omnis qui diligit, ex Deo natus est
5- 1 Omnis qui credit... ex Deo natus est
Diligit et eum qui natus est ex eo
- 4 Quod natum est ex Deo, vincit mundum
-18 Quia omnis qui natus est ex Deo, non peccat

NASIA. *Princeps Nathinæorum.*

1 *Esdr.* 2-54 Filii Nasia, filii Hatipha
2 *Esdr.* 7-56 Filii Nasia, filii Hatipha

NASUS.

Levit. 21-18 Si parvo vel grandi vel torto naso
Cant. 7- 4 Nasus tuus sicut turris Libani
Ezech. 23-25 Nasum tuum et aures tuas præcident

NATALIS.

2 *Mac.* 6- 7 Ducebantur..in die natalis regis ad sacrificia
14-42 Et contra natales suos indignis injuriis agi
Matth. 14- 6 Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis
Marc. 6-21 Herodes natalis sui cœnam fecit principibus

NATALITIUS.

Gen. 40-20 Exinde dies tertius natalitius Pharaonis

NATATORIA.

Joan. 9- 7 Vade, lava in natatoria Siloë
-11 Vade ad natatoria Siloë, et lava

NATES.

1 *Reg.* 5- 6 Percussit in secretiori parte natium Azotum
-12 Percutiebantur in secretiori parte natium
2 *Reg.* 10- 4 Præscidit vestes eor. medias usque ad nates
1 *Par.* 19- 4 Præscidit tunicas eorum a natibus usque ad pedes
Isai. 20- 4 Discoopertis natibus ad ignominiam Ægypti

NATHAN I.

Filius tertius David ex Bethsabee.

2 *Reg.* 5-14 Samua, et Sobab, et Nathan, et Salomon
1 *Par.* 3- 5 Simmaa, et Sobab, et Nathan, et Salomon
14- 4 Samua, et Sobad, Nathan, et Salomon

NATHAN II.

Vir sanctus et propheta tempore David, qui etiam in catologo sanctorum a Sapiente recensetur. David sibi proponens ædificare domum Domino, a Nathan propheta primum collaudatur, postmodum vero jubente Deo prohibetur, sed filius ei per Nathan promittitur illam ædificaturus, Salomon nempe qui templum reipsa ædificavit, et allegorice Christus Jesus qui venturus esset Ecclesiam ædificatum. Post adulterium Davidis cum Bethsabee, iterum ad eum missus est a Deo Nathan, qui sub parabola proposita arguit regem, illique multa mala minatus est et incommoda. Fuit Salomoni, educatione, eruditione et benevolentia pater, ipsique nomen imposuerat, Amabilis Domino. *Scripserat volumen gestorum priorum ac novissimorum quæ fecerant reges David, et Salomoni. Qui liber autem jam non extat.*

2 *Reg.* 7- 2 Dixit ad Nathan prophetam: Vides-ne quod
- 3 Dixitque Nathan ad regem: Omne quod est
- 4 Ecce sermo Domini ad Nathan, dicens
-17 Sic locutus est Nathan ad David
12- 1 Misit ergo Dominus Nathan ad David
- 5 Dixit ad Nathan: Vivit Dominus
- 7 Dixit a. Nathan ad David: Tu es ille vir
-13 Et dixit David ad Nathan: Peccavi Domino. Dixitque Nathan ad David: Dominus quoque transtulit peccatum tuum
-15 Et reversus est Nathan in domum suam
-25 Misitque in manu Nathan prophetæ, et vocavit nomen ejus, Amabilis Domino
3 *Reg.* 1- 8 Et Nathan propheta, et Semei et Reï
-10 Nathan autem prophetam et Banaïam... non vocavit
-11 Dixit itaque Nathan ad Bethsabee matrem
-22 Illa loquente cum rege, Nathan propheta venit
-23 Dicentes: Adest Nathan propheta
-24 Dixit Nathan: Domine mi rex, tu dixisti
-32 Vocate mihi Sadoc sacerd. et Nathan proph.
-34 Ungat eum ibi Sadoc sacerdos et Nathan
-38 Descendit.. Sadoc sacerd. et Nathan proph.
-44 Misitque cum eo Sadoc sacerdos et Nathan
-45 Unxeruntq. eum Sadoc sacerdot. et Nathan
1 *Par.* 17- 1 Dixit ad Nathan prophetam: Ecce ego habito
- 2 Et ait Nathan ad David: Omnia quæ in corde
- 3 Nocte illa factus est sermo Dei ad Nathan
-15 Sic locutus est Nathan ad David
29-29 Scripta sunt... in libro Nathan prophetæ
2 *Par.* 9-29 Scripta sunt in verbis Nathan prophetæ
29-25 Secundum dispositionem... Nathan proph.
Psal. 50- 2 Cum venit ad eum Nathan propheta
Eccli. 47- 1 Surrexit Nathan propheta in diebus David

NATHAN III.

Pater Igaal de Soba, qui fuit inter triginta nobiliores in exercitu David.

2 *Reg.* 23-36 Igaal filius Nathan de Soba, Bonni de Gadi
1 *Par.* 11-38 Joel frater Nathan, Mibahar filius Agaraï

NATHAN IV.

Pater Azariæ qui erat præpositus super iis qui assistebant regi; pater etiam Zabud sacerdotis, amici regis.

3 *Reg.* 4- 5 Azarias filius Nathan, super eos qui assistebant regi
Zabud filius Nathan sacerdos, amicus regis

NATHAN V.

Filius Ethei filii filiæ Sesan ex servo, pater Zabad, e semine Caleb.

1 *Par.* 2-36 Ethei autem genuit Nathan, et Nathan genuit Zabad

NATHAN VI.

Unus e principibus quos misit Esdras ad Eddo Nathinæum, qui præpositus erat Chasphiæ loco munito, ut adducerent ministros domus Dei.

1 *Esdr.* 8-16 Misi... Nathan, et Zachariam, et Mosollam

NATHAN VII.

Unus e filiis Bani. Uxorem alienigenam duxerat, quam jussu Esdræ dimisit.

1 *Esdr.* 10-39 Et Salmias, et Nathan, et Adaïas

NATHAN VIII.

Inter proavos Jesu Christi sanctus Lucas hunc Nathan numerat.

Zach. 12-12 Familiæ domus Nathan seorsum
Luc. 3-31 Qui fuit Mathatha, qui fuit Nathan

NATHANAEL I.

Filius Suar, dux et princeps tribus suæ Issachar, quando ex Ægypto egressi sunt Israelitæ.

Num. 1- 8 De Issachar, Nathanaël filius Suar
2- 5 Quorum princeps fuit Nathanaël filius Suar
7-18 Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar
-23 Hæc fuit oblatio Nathanaël filii Suar
10-15 Fuit princeps Nathanael filius Suar

NATHANAEL II.

Filius quartus Isai patris David.

1 *Par.* 2-14 Quartum Nathanaël, quintum Raddaï

NATHANAEL III.

Sacerdos, filius Obededom.

1 *Par.* 15-24 Josaphat et Nathanaël... clangebant tubis
26- 4 Sachar quartus, Nathanaël quintus

NATHANAEL IV.

Levita, pater Semeiæ et Choneniæ.

1 *Par.* 24- 6 Semeïas filius Nathanaël scriba Levites

NATHANAEL V.

Unus e principibus quos Josaphat rex Juda misit anno tertio regni sui, ut docerent populum legem Dei ac mandata in civitatibus Juda.

2 *Par.* 17- 7 Misit de principibus suis... Nathanaël et Michæam ut docerent in civitatibus

NATHANAEL VI. *Levita in diebus Josiæ.*

2 *Par.* 35- 9 Semeïas, etiam Nathanaël, fratres ejus

NATHANAEL VII.

De filiis Pheshur. Uxorem alienigenam duxerat, quam postea dimisit.

1 *Esdr.* 10-22 De filiis Pheshur... Nathanaël, Jozabed
2 *Esdr.* 12-21 Helciæ, Hasebia: Idaïæ, Nathanael
-35 Nathanaël, et Judas, et Hanani, in vasis cantici David viri Dei

NATHANAEL VIII.

Celebris inter primos Christi Discipulos, quem aliqui eumdem esse putant cum Bartholomæo Apostolo. De eo sanctus Joannes refert eximiam laudem Jesu Christi dicentis: Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est. *Tota ejus historia legitur in capite primo Evangelii sancti Joannis a versiculo 45 ad versiculum 50. Insuper et post suam divinam resurrectionem Jesus Christus manifestavit se ad mare Tiberiadis sancto Petro, Thomæ, Nathanael et filiis Zebedæi.*

Joan. 1-45 Invenit Philippus Nathanaël, et dicit ei
-46 Et dixit ei Nathanaël: A Nazareth potest
-47 Vidit Jesus Nathanaël venientem ad se
-48 Dicit ei Nathanaël: Unde me nosti?
-49 Respondit ei Nathanaël, et ait: Rabbi
21- 2 Et Nathanaël qui erat a Cana Galilææ

NATHANIAS I.

Pater Ismahelis interfectoris Godoliæ, quem præfecerat Nabuchodonosor populo pauperiori qui relictus erat in terra Juda.

4 *Reg.* 25-23 Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan
-25 Venit Ismahel filius Nathaniæ
Jerem. 40- 8 Et Ismahel filius Nathaniæ, et Johanan
-14 Misit Ismahel filium Nathaniæ percutere
-15 Ibo, et percutiam Ismahel filium Nathaniæ
41- 1 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisama
- 2 Surrexit autem Ismahel filius Nathaniæ
- 6 Egressus ergo Ismahel fil. Nathaniæ in occ.
- 7 Interfecit eos Ismahel filius Nathaniæ
- 9 Ipsum replevit Ismahel filius Nathaniæ occ.
-10 Et cepit eos Ismahel filius Nathaniæ, et abiit
-11 Malum quod fecerat Ismahel filius Nathaniæ
-12 Ut bellarent adversum Ismahel filium Nathaniæ
-15 Ismahel autem filius Nathaniæ fugit cum octo viris
-16 Quas reduxerat ab Ismahel filio Nathaniæ
Jerem. 41-18 Quia percusserat Ismahel filius Nathaniæ Godoliam

NATHANIAS II.

Anno mundi 3430, Romæ 130, ante J. Ch. 624. Pater Judi, qui a principibus Juda ad Baruch missus est, ut afferret librum prophetiarum Jeremiæ, quem librum scidit rex Joakim et projecit in ignem.

Jerem. 36-14 Miserunt..ad Baruch, Judi filium Nathaniæ

NATHANIAS III.

Filius Salathiel filii Simeon, et inter majores Judith viduæ computatur.

Judith. 8- 1 Filii Enan, filii Nathaniæ, filii Salathiel

NATHANIAS IV.

Filius tertius Asaph, in diebus David.

1 *Par.* 25- 2 De filiis Asaph: Zachur, et Joseph, et Nathania
-12 Quinta Nathaniæ, filiis et fratribus ejus

NATHANIAS V.

Unus e Levitis quos Josaphat rex Juda misit anno tertio regni sui, ut docerent populum in civitatibus Juda.

2 *Par.* 17- 8 Semeïam, et Nathaniam, et Zabadiam

NATHANMELECH.

LXX vertunt: Nathan regis eunuchi; *accipiunt enim* melech *non pro nominis proprii parte, sed pro nomine appellativo, ut significetur Nathan eunuchum sive cubicularium regis fuisse, cui equorum et currus solis cura credita esset.*

4 *Reg.* 23-11 Juxta exedram Nathanmelech eunuchi

NATHINÆI.

Id est, donati, vel dedititii, nimirum templo atque arcæ Dei mancipati. Primi Nathinæi erant Gabaonitæ quibus ligna et aquam in tabernaculum pro toto cœtu deferre perpetuum onus a Josue impositum fuit. Ad illorum sortem redacti sunt Chananæorum reliqui a Davide Salomoneque subacti; unde sæpius vocantur servi Salomonis; *quia vero ex illis pauci reversi sunt e captivitate, postea dies festi instituti sunt, quibus omnis cœtus ligna comportaret in templum.*

1 *Par.* 9- 2 Israël, et sacerdotes, et Levitæ, et Nathinæi
1 *Esdr.* 2-43 Nathinæi: filii Siha, filii Hasupha
-58 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salom.
-70 Et janitores et Nathinæi in urbibus suis
7- 7 Ascenderunt...et de Nathinæis in Jerusalem
-24 Nathinæis et ministris domus Dei hujus
8-17 Posui in ore eorum verba quæ loquerentur ad Eddo et fratres ejus Nathinæos
-20 Et de Nathinæis quos dederat David et princ. Nathinæos ducentos viginti
2 *Esdr.* 3-26 Nathinæi autem habitabant in Ophel
-30 Usque ad domum Nathinæorum
7-47 Nathinæi: filii Soha, filii Hasupha
-60 Omnes Nathinæi et filii servor. Salomonis
-73 Et Nathinæi et omnis Isr. in civitatibus suis
10-28 Levitæ, janitores, et cantores, Nathinæi
11- 3 Israël, sacerdotes, Levitæ, Nathinæi
-21 Nathinæi qui habitabant in Ophel et Siaha

NATIO.

Gen. 10- 5 Unusquisque secundum linguam suam et familias suas in nationibus suis
-32 Hæ familiæ Noë juxta populos et nationes s.
17-16 Cui benedicturus sum, eritque in nationes
18-18 Benedicentur sint in illo o. nationes terræ
35-11 Gentes et populi nationum ex te erunt
Levit. 20-23 Nolite ambulare in legitimis nationum
25-44 De nationibus quæ in circuitu vestro sunt
Deut. 4- 7 Nec est alia natio tam grandis, quæ habeat
-27 Et remanebitis pauci in nationibus
-34 Et tolleret sibi gentem de medio nationum
-38 Ut deleret nationes maximas et fortiores te
7-22 Ipse consumet nationes has in conspectu tuo
9- 1 Ut possideas nationes maxim. et fortiores te
- 4 Cum propter impietates suas istæ deletæ sint nationes
15- 6 Dominaberis nationibus plurimis
17-14 Sicut habent omnes per circuitum nationes
25-19 Et subjecerit cunctas per circuitum nationes
29-16 Quomodo transierimus per medium nationum
Josue. 21-42 Ab eo pax in omnes per circuitum nationes
23- 1 Subjectis in gyro nationibus universis
- 3 Vosque cernitis omnia quæ fecerit Dominus Deus vester cunctis per circuitum nationibus

Josue. 23- 4 Multæque adhuc supersunt nationes
Judic. 2-23 Dimisit ergo Dominus omnes nationes has
6- 3 Amalec cæterique Orientalium nationum
1 Reg. 8- 5 Sicut et universæ habent nationes
1 Par. 16-31 Et dicant in nationibus : Dominus regnavit
17-21 Atque terroribus ejiceret nationes a facie ej.
Tobiæ. 3- 4 Et in improperium omnibus nationibus
13-14 Nationes ex longinquo ad te venient
Judith. 3-13 Ut ipse solus diceretur deus ab his nationibus
5-22 Exterminati sunt præliis a multis nationibus
Esth. 3- 6 Magisque voluit omnem Judæorum... perdere nationem
11- 7 Cunctæ concitatæ sunt nationes, ut pugnarent
13- 4 Et universarum concordiam nationum sua dissensione violaret
Psal. 17-50 Propterea confitebor tibi in nationibus, Do.
72-15 Ecce nationem filiorum tuorum reprobavi
78-10 Innotescat in nationibus coram oculis nostr.
105-27 Et ut dejiceret semen eorum in nationibus
-47 Et congrega nos de nationibus
107- 4 Et psallam tibi in nationibus
109- 6 Judicabit in nationibus, implebit ruinas
147-20 Non fecit taliter omni nationi
149- 7 Ad faciendam vindictam in nationibus
Sap. 1-14 Et sanabiles fecit nationes orbis terrarum
3- 8 Judicabunt nationes, et dominabuntur pop.
-19 Nationis enim iniquæ diræ sunt consummationes
6- 3 Et placetis vobis in turbis nationum
7-27 Per nationes in animas sanctas se transfert
8-14 Et nationes mihi erunt subditæ
10- 5 Hæc et in consensu nequitiæ cum se nationes contulissent, scivit justum
-15 Et semen sine querela liberavit a nationibus
12-10 Quoniam nequam est natio eorum
-12 Si perierint nationes quas tu fecisti
14-11 Et in idolis nationum non erit respectus
15-15 Omnia idola nationum deos æstimaverunt
16-19 Ut iniquæ terræ nationem exterminaret
17- 2 Dum enim persuasum habent iniqui posse dominari nationi sanctæ
18-12 Quæ erat præclarior natio illorum, exterminata est
19- 8 Per quem omnis natio transivit
-10 Pro natione animalium eduxit terra muscas
Eccli. 2-11 Respicite, filii, nationes hominum
3- 1 Et natio illorum, obedientia et dilectio
10-22 Neque iracundia (*creata est*) nationi mulierum
Isai. 5-26 Et elevabit signum in nationibus procul
11-12 Et levabit signum in nationes, et congregabit
14- 9 Omnes principes terræ surrexerunt de soliis suis, omnes principes nationum
25- 7 Et telam quam orditus est super o. nationes
Jerem. 25- 9 Super o. nationes quæ in circuitu illius sunt
Ezech. 20-23 Ut dispergerem illos in nationes
-41 Et sanctificabor in vobis in oculis nationum
22-15 Et dispergam te in nationes, et ventilabo te
29-12 Et dispergam Ægyptios in nationes
-15 Et non elevabitur ultra super nationes
30-26 Et dispergam Ægyptum in nationes
31-12 Et succident eum alieni et crudelissimi nationum
-17 Sedebit sub umbraculo ejus in medio nationum
37-21 Ego assumam filios Isr. de medio nationum
39-28 Eo quod transtulerim eos in nationes
Osee. 8- 8 Factus est in nationibus quasi vas immundum
-10 Sed et cum mercede conduxerint nationes
9-17 Et erunt vagi in nationibus
Joel. 2-17 In opprobrium, ut dominentur eis nationes
3- 2 Quos disperserunt in nationibus
Amos. 9-12 Ut possideant reliquias Idumææ et omnes nationes
1 Mac. 1-15 Et ædificaverunt gymnasium in Jerosolymis secundum leges nationum
-16 Et juncti sunt nationibus, et venumdati sunt
2-44 Cæteri fugerunt ad nationes, ut evaderent
3-52 Et ecce nationes convenerunt adversum nos
-58 Ut pugnetis adversus nationes has
2 Mac. 4-35 Sed aliæ quoque nationes indignabantur
6-14 Non enim, sicut in aliis nationibus, Dominus
13-11 Ne sineret blasphemis rursus nationibus subdi
14-15 Audito itaque... et conventu nationum
15- 8 Ne formidarent ad adventum nationum
Luc. 21-24 Donec impleantur tempora nationum
Act. 2- 5 Viri religiosi ex omni natione quæ sub cœlo est
10-45 In nationes gratia Spiritus sancti effusa est
22-21 Quoniam ego in nationes longe mittam te
Philip. 2-15 In medio nationis pravæ et perversæ
Apoc. 5- 9 Redemisti nos Deo in sanguine tuo ex omni tribu, et lingua, et populo, et natione

NATIVITAS.

Gen. 11-28 In terra nativitatis suæ, in Ur Chaldæorum
24- 7 De domo patris mei, et de terra nativitatis
31-13 Revertens in terram nativitatis tuæ
32- 9 Revertere... et in locum nativitatis tuæ
Exod. 28-10 Juxta ordinem nativitatis eorum
Psal. 106-37 Et fecerunt fructum nativitatis
Eccle. 7- 2 Et dies mortis (*melior est*) die nativitatis
Sap. 6-24 Sed ab initio nativitatis investigabo
7- 5 Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitatis initium
14- 6 Remisit sæculo semen nativitatis
-26 Animar. inquinatio, nativitatis immutatio
16-26 Quoniam non nativitatis fructus pascunt homines
Eccli. 23-19 Ne forte... et diem nativitatis tuæ maledicas
Jerem. 22-10 Nec videbit terram nativitatis suæ
46-16 Revertamur... ad terram nativitatis nostræ
Ezech. 21-30 In terra nativitatis tuæ judicabo te
29-14 Et collocabo eos... in terra nativitatis suæ
Osee. 2- 3 Ne.. statuam eam secund. diem nativitatis s.
2 Mac. 7-23 Creator, qui formavit hominis nativitatem
Luc. 1-14 Et multi in nativitate ejus gaudebunt
Joan. 9- 1 Jesus vidit hominem cæcum a nativitate
Jacob. 1-23 Hic comparabitur viro consideranti vultum nativitatis suæ in speculo
3- 6 Et inflammat rotam nativitatis nostræ

NATO.

4 Reg. 6- 6 Lignum, et misit illuc : natavitque ferrum
Sap. 19-18 Quæcumque erant natantia, in terram transibant
Isai. 25-11 Sicut extendit natans ad natandum
Act. 27-43 Jussitq. eos, qui possent natare, emittere se

NATU. *Ablativ.*

Gen. 48-14 Super caput Manasse, qui major natu erat
50- 7 Cunctique majores natu terræ Ægypti
Exod. 19- 7 Et convocatis majoribus natu populi
Levit. 9- 1 Vocavit Moyses... ac majores natu Israël
Num. 11-30 Reversusq. est Moyses, et majores natu Isr.
22- 4 Dixit ad majores natu Madian : Ita delebit
- 7 Perrexeruntque... et majores natu Madian
Deut. 5-23 Omnes principes tribuum et majores natu
21- 2 Egredientur majores natu et judices tui
- 6 Et venient majores natu civitatis illius
25- 7 Et interpellabit majores natu, dicetque
29-10 Et tribus, ac majores natu, atque doctores
31-28 Congregate ad me omnes majores natu
Josue. 8-33 Omnis autem populus et majores natu
23- 2 Vocavit Josue o. Israëlem majoresque natu
24- 1 Et vocavit majores natu, ac principes
Judic. 11- 5 Perrexerunt majores natu de Galaad
21-16 Dixeruntque majores natu : Quid faciemus
Ruth. 4- 4 Coram cunctis sedentibus et majoribus natu
- 9 At ille majoribus natu et universo populo
-11 Populus, qui erat in porta, et majores natu
1 Reg. 4- 3 Dixeruntque majores natu de Israel
8- 4 Congregati ergo universi majores natu Isr.
2 Reg. 17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom et cunctis majoribus natu Israel
19-11 Loquimini ad majores natu Juda, dicentes
3 Reg. 1- 6 Pulcher valde, secundus natu post Absalom
8- 1 Tunc congregati sunt omnes majores natu
20- 8 Dixeruntque omnes majores natu
21-11 Fecerunt ergo cives ejus majores natu
4 Reg. 10- 1 Et ad majores natu et ad nutritios Achab
- 5 Miserunt.. majores natu et nutritii ad Jehu
1 Par. 11- 3 Venerunt ergo omnes majores natu Israel
15-25 Igitur David et omnes majores natu Israël
21-16 Tam ipse quam majores natu vestiti ciliciis
2 Par. 5- 2 Post quæ congregavit majores natu Israël
21-17 Nec remansit ei filius, nisi Joachaz qui minimus natu erat
22- 1 Omnes enim majores natu qui ante eum fuerant
34-29 At ille convocatis universis majoribus natu
Judith. 2- 2 Vocavitque o. majores natu omnesq. duces
Eccli. 32- 4 Loquere, major natu : decet enim te
Act. 20-17 Vocavit majores natu Ecclesiæ
22- 5 Testimonium reddit, et omnes majores natu

NATURA.

Deut. 23-12 Ad quem egrediaris ad requisita naturæ
Judic. 3-22 Per secreta naturæ alvi stercora proruper.
19-24 Ne scelus hoc contra naturam operemini
Esth. 16- 6 Simplices, et ex sua natura alios æstimantes
Sap. 7-20 Naturas animalium et iras bestiarum
19-19 Et aqua extinguentis naturæ obliviscebatur
Rom. 1-26 In eum usum qui est contra naturam
2-27 Judicabit id quod ex natura est præputium
11-24 Contra naturam insertus es in bonam olivam
Rom. 11-24 Qui secundum naturam inserentur suæ olivæ
1 Cor. 11-14 Nec ipsa natura docet vos, quod vir quidem
Galat. 2-15 Nos natura Judæi, et non ex gentibus pecc.
4- 8 Iis, qui natura non sunt dii, serviebatis
Ephes. 2- 3 Et eramus natura filii iræ, sicut et cæteri
Jacob. 3- 7 Omnis enim natura bestiarum et volucrum Et domita sunt a natura humana
2 Petr. 1- 4 Ut per hæc efficiamini divinæ consortes naturæ

NATURALIS.

Sap. 12-10 Non ignorans quoniam nequam est natio eorum, et naturalis malitia ipsorum
Rom. 1-26 Fœminæ eorum immutaverunt naturalem usum
-27 Relicto naturali usu fœminæ, exarserunt
11-21 Si e. Deus naturalibus ramis non pepercit
-24 Nam si tu ex naturali excisus es oleastro

NATURALITER.

Rom. 2-14 Naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt
2 Petr. 2-12 Naturaliter in captionem et in perniciem in his quæ ignorant blasphemantes
Judæ. -10 Quæcumque autem naturaliter... norunt

NATUS. *Substant.*

Psal. 108-13 Fiant nati ejus in interitum
1 Mac. 1-34 Et natos et pecora possederunt
-40 Et nati ejus reliquerunt eam
3-45 Non erat qui ingrederetur et egrederetur de natis ejus
5-13 Et captivas duxerunt uxores eorum et natos
-23 Et assumpsit eos, qui erant in Galilæa et in Arbatis, cum uxoribus et natis
-45 Congregavit Judas... uxores eorum et natos
13- 6 Vindicabo...natos quoque nostros et uxores
2 Mac. 5-13 Fiebant.. mulierum et natorum exterminia
6-10 Duæ enim mulieres delatæ sunt natos suos circumcidisse
7-28 Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram
1 Joan. 5- 2 In hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei
2 Joan. - 1 Senior, Electæ dominæ et natis ejus

NAUCLERUS.

Act. 27-11 Centurio autem gubernatori et nauclero magis credebat

NAUFRAGIUM.

2 Cor. 11-25 Semel lapidatus sum, ter naufragium feci

NAUFRAGO.

1 Tim. 1-19 Circa fidem naufragaverunt

NAULUM.

Jonæ. 1- 3 Et dedit naulum ejus, et descendit in eam

NAUM. *Vid.* NAHUM.

NAUSEA.

Num. 11-20 Donec... vertatur in nauseam

NAUSEO.

Num. 21- 5 Anima nostra jam nauseat super cibo isto

NAUTÆ.

2 Par. 8-18 Misit a. ei Hiram... nautas gnaros maris
Ezech. 27- 9 Et prudentes ejus habuerunt nautas ad ministerium variæ supellectilis tuæ
Omnes naves maris et nautæ earum
-27 Nautæ tui et gubernatores tui
-29 Nautæ et universi gubernatores maris
Jonæ. 1- 5 Et timuerunt nautæ, et clamaverunt viri
Act. 27-27 Suspicabantur nautæ apparere sibi aliquam regionem
-30 Nautis vero quærentibus fugere de navi
Apoc. 18-17 Et nautæ et qui in mari operantur

NAUTICI.

3 Reg. 9-27 Misitque Hiram... viros nauticos et gnaros maris

NAVE. *Pater Josue.*

Eccli. 46- 1 Fortis in bello Jesus Nave, successor Moysi

NAVICULA.

Matth. 8-23 Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt
-24 Ita ut navicula operiretur fluctibus
9- 1 Et ascendens in naviculam, transfretavit
13- 2 Ita ut in naviculam ascendens sederet
14-13 Secessit inde in navicula, in locum desertum
-22 Et statim compulit Jesus Discipulos ascendere in naviculam

Matth. 14-24 Navicula autem in medio mari jactabatur
-29 Descendens Petrus de navicula, ambulabat
-32 Et cum ascendissent in naviculam, cessavit
-33 Qui autem in navicula erant, venerunt
15-39 Et, dimissa turba, ascendit in naviculam
Marc. 3- 9 Ut navicula sibi deserviret propter turbam
Luc. 5- 3 Et sedens docebat de navicula turbas
- 7 Venerunt, et impleverunt ambas naviculas
8-22 Et ipse ascendit in naviculam, et Discipuli ej.
Joan. 6-22 Vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una
-24 Ascenderunt in naviculas, et venerunt Capharnaüm

NAVIGATIO.

Act. 21- 7 Navigatione expleta, a Tyro descendimus
27- 9 Et cum jam non esset tuta navigatio
-10 Cum injuria... incipit esse navigatio

NAVIGIUM.

Joan. 21- 6 Dicit eis : Mittite in dexteram navigii rete
- 8 Alii autem Discipuli navigio venerunt

NAVIGO.

3 *Reg.* 22-49 Quæ navigarent in Ophir propter aurum
Sap. 14- 1 Iterum alius navigare cogitans
Eccli. 43-26 Qui navigant mare, enarrent pericula ejus
1 *Mac.* 13-29 Quæ viderentur ab omnibus navigantibus
2 *Mac.* 5-21 Existimans se præ superbia terram ad navigandum... deducturum
Luc. 8-23 Et navigantibus illis, obdormivit
-26 Et navigaverunt ad regionem Gerasenorum
Act. 13- 4 Et inde navigaverunt Cyprum
-13 Et cum a Papho navigassent Paulus et qui cum eo erant, venerunt Pergen
14-25 Et inde navigaverunt Antiochiam
15-39 Ita ut discederent ab invicem, et Barnabas quidem assumpto Marco navigaret Cyprum
16-11 Navigantes autem a Troade, recto cursu
18-18 Fratribus valefaciens, navigavit in Syriam
20- 3 Factæ sunt illi insidiæ a Judæis navigaturo in Syriam
- 6 Nos vero navigavimus post dies Azymorum
-13 Navigavimus in Asson, inde suscepturi Paulum
-15 Et inde navigantes, sequenti die venimus
21- 1 Cum autem factum esset ut navigaremus abstracti ab eis
- 2 Ascendentes navigavimus
- 3 Navigavimus in Syriam, et venimus Tyrum
27- 1 Ut a. judicatum est navigare eum in Italiam
- 2 Incipientes navigare circa Asiæ loca
- 5 Et pelagus Ciliciæ et Pamphyliæ navigantes
- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam
- 7 Et cum multis diebus tarde navigaremus
- 8 Et vix juxta navigantes, venimus in locum
-12 Plurimi statuerunt consilium navigare inde
-24 Donavit tibi Deus omnes qui navigant tecum
-27 Navigantibus nobis in Adria circa mediam noctem
28-10 Et navigantibus imposuerunt quæ necessaria erant
-11 Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina
Apoc. 18-17 Et omnis qui in lacum navigat, et nautæ

NAVIS.

Gen. 49-13 Et in statione navium pertingens usque ad Sidonem
Judic. 5-17 Galaad..quiescebat, et Dan vacabat navibus
3 *Reg.* 22-50 Vadant servi mei cum servis tuis in navibus
2 *Par.* 8-18 Misit a. ei Hiram... naves et nautas gnaros
9-21 Siquidem naves regis ibant in Tharsis
20-36 Et particeps fuit ut facerent naves quæ irent
-37 Contritæque sunt naves, nec potuerunt ire
Job. 9-26 Pertransierunt quasi naves poma portantes
Psal. 47- 8 In spiritu vehementi conteres naves Tharsis
103-26 Illic naves pertransibunt
106-23 Qui descendunt mare in navibus, facientes
Prov. 30-19 Viam navis in medio mari, et viam viri
31-14 Facta est quasi navis institoris, de longe
Sap. 5-10 Tanquam navis quæ pertransit fluctuantem aquam
Eccli. 33- 2 Et non illidetur quasi in procella navis
Isai. 2-16 Et super omnes naves Tharsis, et super omne
23- 1 Ululate, naves maris : quia vastata est dom.
-14 Ululate, naves maris : quia devastata est
30-17 Donec relinquamini quasi malus navis
33-21 Non transibit per eum navis remigum
60- 9 Et naves maris in principio, ut adducam filios tuos
Ezech. 26-18 Nunc stupebunt naves in die pavoris tui
27- 9 Omnes naves maris, et nautæ earum fuerunt
-25 Naves maris, principes tui in negotiat. tua
Ezech. 27-29 Et descendent de navibus suis omnes
Jonæ. 1- 3 Et invenit navem euntem in Tharsis
- 4 In mari, et navis periclitabatur conteri
- 5 Et miserunt vasa, quæ erant in navi, in mare
Et Jonas descendit ad interiora navis
1 *Mac.* 1-18 Et copiosa navium multitudine
8-26 Neque subministrabunt... pecuniam, naves
-28 Non dabitur triticum, arma, pecunia, naves
11- 1 Congregavit exercitum... et naves multas
13-29 Juxta arma naves sculptas quæ viderentur
15- 3 Et electam feci multitudinem exercitus, et feci naves bellicas
-14 Circuivit civit. et naves a mari accesserunt
-37 Tryphon autem fugit navi in Orthosiada
2 *Mac.* 4-20 Datæ sunt in fabricam navium triremium
12- 9 Supervenit, et portum cum navibus succendit
14- 1 Et navibus per portum Tripolis ascendisse
Matth. 4-21 Vidit alios..in navi cum Zebedæo patre eor.
Marc. 1-10 Et ipsos (*vidit*) componentes retia in navi
-20 Et relicto patre suo Zebedæo in navi
4- 1 Ita ut navim ascendens sederet in mari
-36 Assumunt eum ita ut erat in navi
Et aliæ naves erant cum illo
-37 Et fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur navis
5- 2 Et exeunti ei de navi, statim occurrit
-18 Cumque ascenderet navim, cœpit illum deprecari
-21 Et cum transcendisset Jesus in navi rursum
6-32 Ascendentes in navim, abierunt in desertum
-45 Et statim coëgit Discipulos suos ascendere navim
-47 Et cum sero esset, erat navis in medio mari
-51 Et ascendit ad illos in navim, et cessavit ventus
-54 Cumque egressi essent de navi, continuo
8-10 Et statim ascendens navim cum Discip. suis
-13 Ascendit iterum navim, et abiit trans fretum
-14 Nisi unum panem non habebant secum in navi
Luc. 5- 2 Et vidit duas naves stantes secus stagnum
- 3 Ascendens autem in unam navim, quæ erat Simonis
- 7 Et annuerunt sociis qui erant in alia navi
-11 Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus
8-37 Ipse autem ascendens navim, reversus est
Joan. 6-17 Et cum ascendissent navim, venerunt trans mare
-19 Vident Jesum... proximum navi fieri
-21 Voluerunt ergo accipere eum in navim
Et statim navis fuit ad terram in quam ibant
-22 Et quia non introisset cum Discipulis suis Jesus in navim
-23 Aliæ vero supervenerunt naves a Tiberiade
21- 3 Et exierunt, et ascenderunt in navim
Act. 20-13 Ascendentes navem, navigavimus in Asson
-38 Et deducebant eum ad navem
21- 2 Et cum invenissemus navem transfretantem
- 3 Ibi enim navis expositura erat onus
- 6 Et cum valefecissemus invicem, ascendimus navem
27- 2 Ascendentes navem Adrumetinam
- 6 Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam
-10 Et multo damno, non solum oneris et navis
-15 Cumque arrepta esset navis, et non posset conari in ventum, data nave flatibus, ferebamur
-17 Adjutoriis utebantur, accingentes navem
-19 Suis manibus armamenta navis projecerunt
-22 Amissio enim nullius animæ erit ex vobis, præter quam navis
-30 Nautis vero quærentibus fugere de navi
-31 Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis
-37 Universæ animæ in navi ducentæ septuag.
-38 Et satiati cibo, alleviabant navem, jactantes
-39 In quem cogitabant si possent ejicere navem
-41 In locum dithalassum, impegerunt navem
-44 Ferebant : quosdam super ea quæ de navi erant
28-11 Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina
Jacob. 3- 4 Ecce et naves, cum magnæ sint, et a ventis validis minentur, circumferuntur
Apoc. 8- 9 Et tertia pars navium interiit
18-19 Divites facti... qui habebant naves in mari

NAZARÆUS.

Nazaræus Separatum et Coronatum denotat. Fuit autem Joseph a patre et fratribus et ab aliorum consuetudine segregatus, cum in Ægyptum venditus, et carcere conditus fuit; postea coronatus ipse in Ægypto, et posteri ejus in Israel. LXX habent : Supra verticem glorificatus in fratribus. *Jesum Christum Nazaræum dici a Nazareth existimat Eusebius Cæsariensis; beatusque insuper Matthæus id evidenter significat versiculo 2-23. Errant ergo qui putant Christum Nazaræum appellatum a ritu Nazaræatus, quem suscepisset : hoc enim falsum est, cum sciamus eum vinum bibisse; quod tamen Nazaræis imprimis erat vetitum.*

Gen. 49-26 Et in vertice Nazaræi inter fratres suos
Num. 6-18 Radetur Nazaræus ante ostium tabernaculi
-19 Et tradet in manus Nazaræi
-20 Post hæc potest bibere Nazaræus vinum
-21 Ista est lex Nazaræi, cum voverit oblationem
Deut. 33-16 Super verticem Nazaræi inter fratres suos
Judic. 13- 5 Erit enim Nazaræus Dei ab infantia sua
- 7 Erit enim puer Nazaræus Dei ab infantia sua
16-17 Quia Nazaræus, id est, consecratus Deo sum
Thren. 4- 7 Candidiores Nazaræi ejus nive
Amos. 2-11 Suscitavi... de juvenibus vestris Nazaræos
-12 Et propinabitis Nazaræis vinum
1 *Mac.* 3-49 Suscitaver. Nazaræos qui impleverant dies
Matth. 2-23 Quoniam Nazaræus vocabitur

NAZARENUS.

Matth. 26-71 Et hic erat cum Jesu Nazareno
Marc. 1-24 Quid nobis, et tibi, Jesu Nazarene
10-47 Qui cum audisset quia Jesus Nazarenus est
14-67 Et tu cum Jesu Nazareno eras
16- 6 Jesum quæritis Nazarenum, crucifixum
Luc. 4-34 Quid nobis, et tibi, Jesu Nazarene ?
18-37 Dixer. a. ei quod Jesus Nazarenus transiret
24-19 De Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta
Joan. 18- 5 Responderunt ei : Jesum Nazarenum
- 7 Illi autem dixerunt : Jesum Nazarenum
19-19 Erat autem scriptum : JESUS NAZARENUS, REX JUDÆORUM
Act. 2-22 Jes. Nazarenum, virum approbatum a Deo
3- 6 In nomine Jesu Christi Nazareni, surge
4-10 In nomine Do. nostri Jesu Christi Nazareni
6-14 Quoniam Jesus Nazarenus hic destruet locum
22- 8 Ego sum Jesus Nazarenus, quem tu persequeris
24- 5 Auctorem seditionis sectæ Nazarenorum
26- 9 Adversus nomen Jesu Nazareni

NAZARETH.

Civitas Galilææ, in quam missus est Angelus Gabriel ad Virginem Mariam, desponsatam viro cui nomen erat Joseph, de domo David. Hæc ergo beatæ Virginis Mariæ patria est, ut et Christi, quamvis natus sit in Bethlehem. In Nazareth enim conceptus et educatus plurimam ætatis suæ partem egit : unde et Nazarenus dictus est. Scilicet cum aliquando die sabbati intrasset secundum consuetudinem suam in synagogam, locumque Isaiæ de se interpretatus esset, a concivibus suis incredulis, non tantum extra civitatem ejectus est; quin imo et ad supercilium montis ductus ut inde præcipitaretur, per medios illos transiit, fortasse eorum se oculis invisibilem reddens, et abiit.

Matth. 2-23 Habitavit in civitate quæ vocatur Nazareth
4-13 Et, relicta civitate Nazareth, venit
21-11 Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ
Marc. 1- 9 Venit Jesus a Nazareth Galilææ
Luc. 1-26 In civitatem Galilææ cui nomen Nazareth
2- 4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa de civitate Nazareth
-39 Reversi sunt... in civitatem suam Nazareth
-51 Et descendit cum eis, et venit Nazareth
4-16 Venit Nazareth, ubi erat nutritus
Joan. 1-45 Invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth
-46 A Nazareth potest aliquid boni esse ?
Act. 10-38 Jesum a Nazareth : quomodo unxit eum Deus

NE.

Gen. 2-17 De ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas
3- 3 Præcepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur

De cætero omitti debet, quia frequentius est.

NEAPOLIS.

Urbs erat in confinio Thraciæ et Macedoniæ contra Thasum insulam. Hanc vocari Sichem, testis est sanctus Hieronymus in Quæstionibus Hebraicis.

Act. 16-11 Venimus... sequenti die Neapolim

NEBAHAZ.
Idolum Hevæorum canino capite depictum, quod quidam credunt esse Anubim numen Ægyptiorum.
4 Reg. 17-31 Porro Hevæi fecerunt Nebahaz et Tharthac

NEBAI.
Unus e principibus populi, qui novum cum Domino fœdus signaverunt regressi a captivitate.
2 Esdr. 10-19 Hareph, Anathoth, Nebaï

NEBALLAT. *Nomen civitatis.*
2 Esdr. 11-34 Hadid, Seboïm, et Neballat, Lod

NEBO I.
Nomen principis populi, cujus filii quinquaginta duo ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.
1 Esdr. 2-29 Filii Nebo, quinquaginta duo
2 Esdr. 7-33 Viri Nebo alterius, quinquaginta duo

NEBO II.
Princeps familiæ, cujus filii duxerant uxores alienigenas.
1 Esdr. 10-43 De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, Zabad

NEBO.
Est mons terræ Moabitarum supra Jordanem contra Jericho, in sorte tribus Ruben; alio nomine dicitur Nabo. Nebo erat jugum vel cacumen montis Abarim. Ibi mortuus est Moyses.
Num. 32- 3 Hesebon, et Eleale, et Saban, et Nebo
Deut. 32-49 Ascende in montem istum Abarim... in montem Nebo
34- 1 Ascendit ergo Moyses..super montem Nebo

NEBO.
Nomen est civitatis in tribu Ruben, juxta montem cognominem.
1 Par. 5- 8 Habitavit in Aroër usque ad Nebo et Beelmeon

NEBSAN. *Nomen civitatis in tribu Juda.*
Josue. 15-62 Et Nebsan, et civitas Salis, et Engaddi

NEBULA.
Exod. 24-18 Ingressusque Moyses medium nebulæ
Levit. 16-13 Nebula eorum et vapor operiat oraculum
3 Reg. 8-10 Nebula implevit domum Domini
-11 Non poterant.. ministrare propter nebulam
-12 Dominus dixit ut habitaret in nebula
Job. 26- 9 Qui... expandit super illud nebulam suam
38-34 Numquid elevabis in nebula vocem tuam
Psal. 147-16 Nebulam sicut cinerem spargit
Sap. 2- 3 Sicut nebula dissolvetur, quæ fugata est
Eccli. 24- 6 Et sicut nebula texi omnem terram
43-15 Et evolaverunt nebulæ sicut aves
-24 Medicina omnium in festinatione nebulæ
50- 6 Quasi stella matutina in medio nebulæ
- 8 Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ
Isai. 44-22 Delevi... quasi nebulam peccata tua
Jerem. 10-13 Elevat nebulas ab extremitatibus terræ
Ezech. 8-11 Vapor nebulæ de thure consurgebat
Amos. 4-13 Faciens matutinam nebulam, et gradiens
Nahum. 1- 3 Et nebulæ pulvis pedum ejus
Soph. 1-15 Dies... caliginis, dies nebulæ et turbinis
2 Petr. 2-17 Et nebulæ turbinibus exagitatæ

NEBULOSA.
Mich. 4- 8 Et tu, turris Gregis, nebulosa filiæ Sion usque ad te veniet

NEC.
Gen. 11-30 Erat a. Saraï sterilis, nec habebat liberos
13- 6 Nec poterat eos capere terra, ut habitarent simul
19-17 Nec stes in omni circa regione
-33 At ille non sensit, nec quando accubuit filia, nec quando surrexit
Deinceps omittitur.

NECATORES.
Sap. 12- 5 Filiorum suorum necatores sine misericordia

NECDUM.
Gen. 15-16 Necdum enim completæ sunt iniquitates Amorrhæorum
19- 8 Habeo duas filias quæ necdum cognoverunt virum
24-15 Necdum intra se verba compleverat
44-14 Necdum enim de loco abierat
Exod. 9-30 Necdum timeatis Dominum Deum
22-16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam
Deut. 20- 6 Et necdum fecit eam esse communem
Josue. 2- 8 Necdum obdormierant qui latebant
13- 1 Quæ necdum sorte divisa est
18- 2 Quæ necdum acceperant possessiones suas
Judic. 16- 7 Necdum siccis et adhuc humentibus ligatus
1 Reg. 3- 7 Porro Samuel necdum sciebat Dominum
1 Esdr. 5-16 Et necdum completum est
Esth. 2-20 Necdum prodiderat Esther patriam
7- 8 Necdum verbum de ore regis exierat
Prov. 8-24 Necdum fontes aquarum eruperant
-25 Necdum montes gravi mole constiterant
Eccle. 4- 3 Qui necdum natus est, nec vidit mala
Isai. 46-10 Et ab initio quæ necdum facta sunt
Ezech. 16-28 Eo quod necdum fueris expleta
Marc. 4-40 Quid timidi estis? necdum habetis fidem?
Joan. 8-20 Quia necdum venerat hora ejus
Hebr. 2- 8 Nunc a. necdum videmus omnia subjecta ei

NECEB.
Urbs in tribu Nephthali, quæ et Adami dicitur.
Josue. 19-33 Et Adami, quæ est Neceb, et Jebnaël

NECESSARIUS, A, UM.
Gen. 42- 2 Descendite, et emite nobis necessaria
- 7 De terra Chanaan, ut emamus victui necessaria
-33 Cibaria domibus vestris necessaria sumite
43- 4 Pergemus pariter, et ememus tibi necessaria
-22 Ut emamus quæ nobis necessaria sunt
Exod. 10-26 Quæ necessaria sunt in cultum Do. Dei nostri
35-21 Ad cultum et ad vestes sanctas necessarium
36- 1 Operari quæ in usus sanctuarii necessaria
- 5 Plus offert populus quam necessarium est
Num. 4- 9 Quæ ad concinnandas lucernas necessaria
7- 7 Juxta id quod habebant necessarium
18-24 Quas in usus eorum et necessaria separavi
Judic. 17-10 Daboque tibi... et quæ ad victum sunt necessaria
19-20 Ego præbebo omnia quæ necessaria sunt
3 Reg. 4- 7 Singuli necessaria ministrabant
-27 Sed et necessaria mensæ regis Salomonis cum ingenti cura præbebant
5- 9 Præbebisq. necessaria mihi, ut detur cibus
4 Reg. 12- 5 Si quid necessarium viderint instauratione
1 Par. 22- 5 Præparabo ergo ei necessaria
2 Par. 2-14 Quodcumque in opere necessarium est
-16 Ligna de Libano, quot necessaria habueris
Tobiæ. 6- 5 Sunt enim hæc necessaria ad medicamenta
8-21 Quæ in cibos erant iter agentibus necessaria
11- 4 Tolle tec. ex felle piscis : erit e. necessarium
Esth. 2- 3 Et accipiant... cætera ad usus necessaria
Job. 6-13 Et necessarii quoque mei recesserunt a me
Prov. 27-27 Sufficiat tibi lac... in necessaria domus tuæ
30- 8 Tribue tantum victui meo necessaria
Sap. 16- 3 Etiam a necessaria concupiscentia averterentur
Prolog. Eccli. Itaque bonum et necessarium putavi
Eccli. 3-23 Non est enim tibi necessarium ea, quæ abscondita sunt, videre oculis tuis
13- 7 Si necessarius illi fueris, supplantabit te
15-12 Non enim necessarii sunt ei homines impii
29- 3 Tempore invenies quod tibi necessarium est
38-12 Quia opera ejus sunt necessaria
39-31 Initium necessariæ rei vitæ hominum
1 Mac. 10-39 Donum sanctis... ad necessarios sumptus sanctorum
2 Mac. 1-18 Necessarium duximus significare vobis
4- 3 Ut etiam per quosdam Simonis necessarios homicidia fierent
-23 De negotiis necessariis responsa perlaturum
7-24 Et res necessarias ei præbiturum
9-21 Necessarium duxi pro communi utilitate
13-20 His autem, qui intus erant, Judas necessaria mittebat
Marc. 11- 3 Dicite, quia Domino necessarius est
Luc. 10-42 Porro unum est necessarium
11- 8 Et dabit illi quotquot habet necessarios
14-28 Sedens computat sumptus qui necessarii
19-34 Quia Dominus eum necessarium habet
Act. 10-24 Convocatis cognatis s. et necessariis amicis
15-28 Visum est enim... nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc necessaria
28-10 Navigantibus imposuerunt quæ necessaria
1 Cor. 12-21 Caput pedibus : Non estis mihi necessarii
-22 Quæ videntur membra corporis infirmiora esse, necessariora sunt
2 Cor. 9- 5 Necessarium ergo existimavi rogare fratres
Philip. 1-24 Permanere autem in carne, necessarium
2-25 Necessarium autem existimavi Epaphroditum fratrem... mittere ad vos
3- 1 Mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium
Tit. 3-14 Bonis operibus præesse ad usus necessarios
Hebr. 7-11 Quid adhuc necessarium fuit secundum ordinem
10-36 Patientia enim vobis necessaria est
Jacob. 2-16 Non dederitis autem eis, quæ necessaria sunt corpori

NECESSE.
Gen. 25-22 Quæ ait : Si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere?
33-15 Non est, inquit, necesse
43-11 Si sic necesse est, facite quod vultis
Levit. 11-35 Si necesse fuerit ut portet quippiam horum
1 Reg. 18-25 Non habet rex sponsalia necesse
2 Reg. 13-26 Dixitque ad eum rex : Non est necesse ut vadat tecum
1 Esdr. 6- 9 Quod si necesse fuerit, et vitulos, et agnos
7-20 Quantumcumque necesse est ut expendas
Tobiæ. 12-13 Necesse fuit ut tentatio probaret te
Judith. 14- 3 Tunc exploratores necesse erit ut fugiant
Eccle. 7- 1 Quid necesse est homini majora se quærere
-17 Neque plus sapias quam necesse est
Prolog. Eccli. Ipsos loquentes necesse est esse peritos
Matth. 14-16 Jesus a. dixit eis : Non habent necesse ire
18- 7 Necesse est enim ut veniant scandala
Marc. 2-17 Ait illis : Non necesse habent sani medico
Luc. 14-18 Villam emi, et necesse habeo exire, et videre
22- 7 Venit autem dies Azymorum, in qua necesse erat occidi Pascha
23-17 Necesse a. habebat dimittere eis per diem
24-44 Quoniam necesse est impleri omnia
1 Thes. 1- 8 Ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui
4- 9 Non necesse habemus scribere vobis
Hebr. 7-12 Necesse est ut et legis translatio fiat
8- 3 Unde necesse est et hunc habere aliquid
9-16 Mors necesse est intercedat testatoris
-23 Necesse est ergo exemplaria quidem cœlestium his mundari
1 Joan. 2-27 Et non necesse habetis ut aliquis doceat vos
Judæ. - 3 Vestra salute, necesse habui scribere vobis

NECESSITAS.
Deut. 15-10 Callide in ejus necessitatibus sublevandis
24- 5 Nec ei quippiam necessitatis injungetur publicæ
32-38 Et in necessitate vos protegant
Judic. 11- 7 Et nunc venistis ad me necessitate compulsi
1 Reg. 13-12 Necessitate compulsus, obtuli holocaustum
Tobiæ. 4-10 Bonum tibi thesaurizas in die necessitatis
Esth. 14-16 Tu scis necessitatem meam, quod abominer
16- 9 Sed pro qualitate et necessitate temporum
Psal. 24-17 De necessitatibus meis erue me
30- 8 Salvasti de necessitatibus animam meam
106- 6 Et de necessitatibus eorum eripuit eos
-13 Et de necessitatibus eorum liberavit eos
-19 Et de necessitatibus eorum liberavit eos
-28 Et de necessitatibus eorum eduxit eos
Sap. 17-16 Ineffugibilem sustinebat necessitatem
18-21 Restitit iræ, et finem imposuit necessitati
19- 4 Ducebat e. illos ad hunc fin. digna necessitas
Eccli. 6-10 Et non permanebit in die necessitatis
8-12 Et in tempore necessitatis dare responsum
18-25 Memento... et necessitatum paupertatis in die divitiarum
29- 2 Fœnerare proximo tuo in tempore necessitatis illius
37- 9 Prius scito quæ sit illius necessitas
38- 1 Honora medicum propter necessitatem
39-37 Et super terram in necessitatem præparabuntur
42-24 Et in omni necessitate omnia obaudiunt ei
Baruc. 6-36 De necessitate hominem non liberabunt
Dan. 14-29 Et necessitate compulsus tradidit eis Danielem
2 Mac. 6- 7 Ducebantur autem cum amara necessitate
15- 2 Qui illum per necessitatem sequebantur
Marc. 2-25 Quando necessitatem habuit, et esuriit ipse
Rom. 12-13 Necessitatibus sanctorum communicantes
13- 5 Ideo necessitate subditi estote
1 Cor. 7-26 Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem
-37 In corde suo firmus, non habens necessitatem
9-16 Necessitas e. mihi incumbit : væ e. mihi est
2 Cor. 6- 4 In tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis
9- 7 Non ex tristitia aut ex necessitate
12-10 In necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis
Ephes. 4-28 Ut habeat unde tribuat necessitatem patienti
Philip. 2-25 Ministrum necessitatis meæ, mittere ad vos
1 Thes. 3- 7 Ideo consolati sumus, fratres, in vobis in omni necessitate et tribulatione nostra
Phile. -14 Ut ne velut ex necessitate bonum tuum esset

Hebr. 7-27 Qui non habet necessitatem quotidie
1 Joan. 3-17 Viderit fratrem suum necessitatem habere

NECESSITUDO.

Eccli. 29-34 Necessitudine domus meæ hospitio mihi factus est frater

NECHAO.

Nomen Pharaonis regis Ægypti, illius videlicet ad cujus occursum ivit Josias rex Juda, et a quo victus fuit et interfectus in prælio.

4 Reg. 23-29 Ascendit Pharao Nechao rex Ægypti
-33 Vinxitque eum Pharao Nechao in Rebla
-34 Regemq. constituit Pharao Nechao Eliacim
-35 Ut daret Pharaoni Nechao
2 Par. 35-20 Ascendit Nechao rex Ægypti ad pugnandum
-22 Nec acquievit sermonib. Nechao ex ore Dei
Jerem. 46- 2 Adversum exercitum Pharaonis Nechao

NECNON.

Gen. 14- 8 Necnon et rex Balæ, quæ est Segor
-12 Necnon et Lot et substantiam ejus
Exod. 28-27 Necnon et alios duos annulos aureos
Num. 4-11 Necnon et altare aureum involvent hyacinthino vestimento
2 Reg. 23-13 Necnon et ante descenderant tres qui erant
3 Reg. 7-12 Necnon et in atrio domus Dei interiori
20-21 Necnon egressus rex Israël percussit equos
4 Reg. 25-15 Necnon et thuribula et phialas, quæ aurea
1 Par. 1-22 Necnon (-23) et Ophir, et Hevila, et Jobab
3- 8 Necnon Elisama, et Eliada, et Elipheleth
6-69 Necnon et Helon cum suburbanis suis
-80 Necnon et de tribu Gad, Ramoth in Galaad
15- 4 Necnon et filios Aaron et Levitas
18- 8 Necnon de Thebath et Chun, urbibus Adarezer
28-12 Necnon et om. quæ cogitaverat atriorum
2 Par. 3-16 Necnon et quasi catenulas in oraculo
4- 8 Necnon et mensas decem : et posuit eas
9- 4 Necnon et cibaria mensæ ejus, et habitac.
11- 8 Necnon et Geth, et Maresa, et Ziph
25-24 Necnon et filios obsidum reduxit in Samariam
29-14 Necnon de filiis Heman, Jahiel, et Semeï
-18 Necnon et mensam propositionis cum omnibus
35- 9 Necnon Hasabias, et Jehiel, et Jozabad
Job. 1-17 Necnon et pueros percusserunt gladio
Eccle. 11- 2 Da partem septem, necnon et octo

NECO.

Gen. 31-32 Necetur coram fratribus nostris
34-26 Hemor et Sichem pariter necaverunt
Deut. 13-10 Lapidibus obrutus necabitur
Judic. 9-49 Ut fumo et igne mille homines necarentur
Sap. 11- 9 Quemadmodum... et adversarios illorum necares
Ezech. 36-14 Et gentem tuam non necabis ultra, ait Dom.
Nahum. 2-12 Et necavit leænis suis : et implevit præda
2 Mac. 13- 4 Jussit... apprehensum in eodem loco necari

NECODA. *Princeps Nathinæorum.*

1 Esdr. 2-48 Filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam
-60 Filii Necoda, sexcenti quinquaginta duo
2 Esdr. 7-50 Filii Raaïa, filii Rasin, filii Necoda
-62 Filii Necoda, sexcenti quadraginta duo

NECTOR.

Exod. 36-18 Et fibulas æneas...quibus necteretur tectum
39-18 Ut superhumerale et rationale mutuo necterentur

NEFANDUS.

2 Mac. 10-34 Et sermones nefandos jactabant
2 Petr. 2- 7 Justum Lot oppressum a nefandorum injuria

NEFARIE.

Ezech. 22-11 Et socer nurum suam polluit nefarie

NEFARIUS, A, UM.

Gen. 34-14 Quod illicitum et nefarium est apud nos
39- 8 Qui nequaquam acquiescens operi nefario
Levit. 20-17 Nefariam rem operati sunt : occidentur
Esth. 13- 7 Ut nefarii homines uno die ad inferos descendentes
Ezech. 23-44 Sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam, mulieres nefarias
2 Mac. 4-13 Propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium et inauditum scelus
15-32 Ostenso capite Nicanoris, et manu nefaria

NEFAS.

Levit. 20-13 Uterq. operatus est nefas, morte moriantur
20-14 Nec permanebit tantum nefas in medio vestri
Deut. 22-21 Et morietur : quoniam fecit nefas in Israël
Josue. 7-15 Et fecit nefas in Israel
Judic. 20- 6 Quia nunquam tantum nefas... factum est in Israël
-12 Cur tantum nefas in vobis repertum est ?
1 Reg. 14-45 Hoc nefas est : vivit Dominus, si ceciderit
1 Esdr. 4-14 Et quia læsiones regis videre nefas ducimus
Job. 31-11 Hoc enim nefas est, et iniquitas maxima

NEGATIO.

Job. 31-28 Quæ est iniquitas maxima et negatio contra Deum Altissimum
Osee. 11-12 Circumdedit me in negatione Ephraïm

NEGLIGENTER, IUS.

2 Par. 24- 5 Hoc facite. Porro Levitæ egere negligentius
1 Esdr. 4-22 Videte ne negligenter hoc impleatis

NEGLIGENTIA.

Num. 5- 6 Et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini
Eccli. 7-34 Et de negligentia tua purga te cum paucis
26-28 Difficile exuitur negotians a negligentia

NEGLIGO.

Gen. 42- 1 Dixit filiis suis : Quare negligitis ?
Exod. 9-21 Qui autem neglexit sermonem Domini
Levit. 20- 4 Quod si negligens populus terræ... dimiserit
Deut. 8-11 Et cave nequando... negligas mandata ejus
22- 3 Si inveneris eam, ne negligas quasi alienam
Judic. 18- 9 Nolite negligere, nolite cessare. Eamus
3 Reg. 22- 3 Et negligimus tollere eam de manu regis
2 Par. 26-16 Et neglexit Dominum Deum suum
29-11 Filii mei, nolite negligere : vos elegit Dom.
2 Esdr. 6- 3 Ne forte negligatur, cum venero
Prov. 1-25 Et increpationes meas neglexistis
12-26 Qui negligit damnum propter amicum
19-16 Qui a. negligit viam suam, mortificabitur
Eccle. 7-19 Quia qui timet Deum, nihil negligit
Sap. 3-10 Qui neglexerunt justum, et a Do. recesserunt
Eccli. 26-14 Cave, et ne mireris si te neglexerit
2 Mac. 4-14 Sacrificiis neglectis, festinarent participes
Matth. 22- 5 Illi autem neglexerunt : et abierunt
1 Tim. 4-14 Noli negligere gratiam quæ in te est
Hebr. 2- 3 Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem ?
8- 9 Et ego neglexi eos, dicit Dominus
12- 5 Fili mi, noli negligere disciplinam Domini

NEGO.

Gen. 18-15 Negavit Sara, dicens : Non risi
Exod. 21-10 Vestimenta et pretium pudicit. non negabit
Levit. 6- 2 Anima quæ... negaverit proximo suo depositum
Deut. 24-14 Non negabis mercedem indigentis et paup.
33-29 Negabunt te inimici tui, et tu eorum colla calcabis
Josue. 24-27 Ne forte postea negare velitis, et mentiri
2 Reg. 13-13 Loquere ad regem, et non negabit me tibi
3 Reg. 2-17 Neque enim negare tibi quidquam potest
Job. 8-18 Negabit eum, et dicet : Non novi te
31-16 Si negavi, quod volebant, pauperibus
Prov. 30- 9 Ne forte satiatus illiciar ad negandum
Eccle. 2-10 Quæ desideraverunt oculi mei, non negavi
Sap. 12-27 Videntes illum quem olim negabant se nosse
16-16 Negantes enim te nosse impii.. flagellati sunt
17- 9 Et aërem... negantes se videre
Isai. 63- 8 Populus meus est, filii non negantes
Jerem. 5-12 Negaverunt Dom. et dixerunt : Non est ipse
38- 5 Nec e. fas est regem vobis quidquam negare
Dan. 9-26 Non erit ejus populus, qui eum negaturus est
Matth. 10-33 Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo
26-34 Antequam gallus cantet, ter me negabis
-35 Si oportuerit me mori tecum, non te negabo
-70 At ille negavit coram omnibus, dicens
-72 Et iterum negavit cum juramento
-75 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Marc. 14-30 Tu hodie in nocte hac, priusquam gallus vocem bis dederit, ter me es negaturus
-31 Et si oportuerit me simul commori tibi, non te negabo
-68 At ille negavit, dicens : Neque scio
-70 At ille iterum negavit. Et post pusillum
-72 Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 8-45 Negantibus autem omnibus, dixit Petrus
12- 9 Qui autem negaverit me coram hominibus, negabitur coram Angelis Dei
20-27 Accesserunt autem quidam Sadducæorum, qui negant esse resurrectionem
22-57 At ille negavit eum, dicens : Mulier, non novi illum
Luc. 22-61 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Joan. 1-20 Et confessus est, et non negavit
13-38 Non cantabit gallus, donec ter me neges
18-25 Negavit ille, et dixit : Non sum
-27 Iterum ergo negavit Petrus
Act. 3-13 Quem vos quidem tradidistis, et negastis ante faciem Pilati
-14 Vos autem Sanctum et Justum negastis
4-16 Manifestum est, et non possumus negare
7-35 Hunc Moysen, quem negaverunt, dicentes
1 Tim. 5- 8 Fidem negavit, et est infideli deterior
2 Tim. 2-12 Si negaverimus, et ille negabit nos
-13 Fidelis permanet, negare se ipsum non potest
Tit. 1-16 Confitentur se nosse Deum, factis a. negant
Hebr. 11-24 Negavit se esse filium filiæ Pharaonis
2 Petr. 2- 1 Et eum, qui emit eos, Dominum negant
1 Joan. 2-22 Quis est mendax, nisi is qui negat quoniam Jesus est Christus. Hic est Antichristus, qui negat Patrem et Filium
-23 Omnis qui negat Filium, nec Patrem habet
Judæ. - 4 Et Dom. nostrum Jesum Christum negantes
Apoc. 2-13 Et non negasti fidem meam
3- 8 Et non negasti nomen meum

NEGOTIATIO.

Prov. 3-14 Melior est acquisitio ej. negotiatione argenti
31-18 Gustavit et vidit quia bona est negotiatio ej.
Isai. 23- 3 Et facta est negotiatio gentium
-18 Erunt negotiationes ejus... sanctificatæ Do. Erit negotiatio ejus, ut manducent in saturit.
45-14 Labor Ægypti et negotiatio Æthiopiæ
Ezech. 26-12 Diripient negotiationes tuas
27- 3 Negotiationi populorum ad insulas multas
- 9 Fuerunt in populo negotiationis tuæ
-15 Insulæ multæ, negotiatio manus tuæ
-19 Stacte et calamus in negotiatione tua
-24 Cedros quoque habebant in negotiationibus
-25 Principes tui in negotiatione tua
-33 Quæ in exitu negotiationum tuarum de mari implesti populos multos
28- 5 Et in negotiatione tua multiplicasti tibi
-16 In multitud. negotiationis tuæ repleta sunt
-18 Iniquitate negotiationis tuæ polluisti sanct.
Nahum. 3-16 Plures fecisti negotiationes tuas quam stellæ
Matth. 22- 5 Alius vero (*abiit*) ad negotiationem suam
Joan. 2-16 Auferte ista hinc, et nolite facere domum Patris mei domum negotiationis

NEGOTIATOR.

Gen. 37-28 Et prætereuntibus Madianit. negotiatoribus
3 Reg. 10-15 Et negotiatores universiq. scruta vendentes
2 Par. 1-16 Adducebantur autem ei equi de Ægypto, et de Coa, a negotiatoribus regis
9-14 Et negotiatores afferre consueverant
2 Esdr. 3-31 Ædificaverunt aurifices et negotiatores
13-20 Et manserunt negotiatores et vendentes
Job. 40-25 Divident illum negotiatores
Eccli. 37-12 Cum negotiatore (*tracta*) de trajectione
42- 5 De corruptione emptionis et negotiatorum
Isai. 23- 2 Negotiatores Sidonis transfretantes mare
- 8 Quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam, cujus negotiatores principes
47-15 Negotiatores tui ab adolesc. tua.. erraverunt
Baruc. 3-23 Negotiatores Merrhæ, et Theman, et fabulat.
Ezech. 17- 4 In urbe negotiatorum posuit illam
27-12 Carthaginenses negotiatores tui
-15 Filii Dedan negotiatores tui : insulæ multæ
-16 Syrus negotiator tuus propter multitudinem
-18 Damascenus negotiator tuus in multitudine
-21 Principes Cedar, ipsi negotiatores manus t. Cum.. hœdis venerunt ad te negotiatores tui
-22 Venditores Saba... ipsi negotiatores tui
-23 Haran, et Chene, et Eden, negotiatores tui
-24 Ipsi negotiatores tui multifariam involucris
-36 Negotiatores populorum sibilaverunt sup. te
38-13 Saba, et Dedan, et negotiatores Tharsis
Matth. 13-45 Iterum simile est regnum cœlorum homini negotiatori, quærenti bonas margaritas
Apoc. 18-11 Et negotiatores terræ flebunt, et lugebunt

NEGOTIOR.

Gen. 34-10 Exercete, negotiamini, et possidete eam
-21 Negotientur in terra, et exerceant eam
Eccli. 26-28 Difficile exuitur negotians a negligentia
2 Mac. 8-34 Qui mille negotiantes ad Judæorum venditionem adduxerat
Luc. 19-13 Et ait ad illos : Negotiamini dum venio
-15 Ut sciret quantum quisque negotiatus esset
2 Petr. 2- 3 Fictis verbis de vobis negotiabuntur

NEGOTIUM.

Exod. 18-18 Ultra vires tuas est negotium
Deut. 1-12 Non valeo solus negotia vestra sustinere
21- 5 Omne negotium, et quidquid mundum

Judic. 18-28 Haberent quidquam societatis ac negotii
1 Reg. 22-15 Non enim scivit servus tuus quidquam super hoc negotio
2 Reg. 15- 2 Et omnem virum qui habebat negotium
- 4 Ut ad me veniant om. qui habent negotium
4 Reg. 4-13 Numquid habes negotium, et vis ut loquar
Psal. 90- 6 A negotio perambulante in tenebris
Eccle. 5- 7 Non mireris super hoc negotio
8- 6 Omni negotio tempus est et opportunitas
Dan. 2-17 Sociis suis indicavit negotium
1 Mac. 3-32 Et reliquit Lysiam... super negotia regia
6-56 Et quia quærebat suscipere regni negotia
10-35 Et movere negotia adversus aliquem illorum
-37 Et ex his constituentur super negotia regni
-41 Qui super negotia erant annis prioribus
-43 Obnoxii regi in omni negotio dimittantur
-63 Et prædicate, ut nemo adversus eum interpellet de ullo negotio
11-63 Volentes eum removere a negotio regni
12-45 Exercitum et universos præpositos negotii
13-15 Propter negotia quæ habuit, detinuimus
2 Mac. 2-27 Imo vero negotium plenum vigiliarum et sudoris assumpsimus
3- 7 Heliodorum, qui erat sup. negotia ejus, misit
4-21 Cum cognovisset Antiochus alienum se a negotiis regni effectum
-23 De negotiis necessariis responsa perlaturum
-44 Cum venisset rex Tyrum, ad ips. negotium
8- 8 Scripsit ut auxilium ferret regis negotiis
9- 7 Et præcipiens accelerari negotium
10-11 Constituit super negotia regni Lysiam
11- 1 Et propinquus ac negotiorum præpositus
-19 Si igitur in negotiis fidem conservaveritis
12-18 Nulloque negotio perfecto regressus est
13- 2 Procuratorem et præpositum negotiorum
-23 Ut autem cognovit rebellasse Philippum Antiochiæ, qui relictus erat sup. negotia
14-10 Impossibile est, pacem esse negotiis
15- 5 Impero sumi arma, et negotia regis impleri
-17 Ut virtus de negotiis judicaret
Rom. 16- 2 Et assistatis ei in quocumque negotio
1 Cor. 6- 1 Habens negotium adversus alterum
2 Cor. 7-13 Exhibuistis vos incontaminatos esse negotio
1 Thes. 4- 6 Neq. circumveniat in negotio fratrem suum
-11 Et ut vestrum negotium agatis, et operemini
2 Tim. 2- 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus

NEHELAMITES.

Nehelam oppidum est in tribu Zabulon, ut tradit sanctus Hieronymus.

Jerem. 29-24 Et ad Semeïam Nehelamiten dices
-31 Hæc dicit Dom. ad Semeïam Nehelamiten
-32 Ego visitabo super Semeïam Nehelamiten

NEHELESCOL.

Nomen torrentis, et appellatur torrens Botri aut vallis Botri.

Num. 13-25 Appellatus est Nehelescol, id est, torrens Botri

NEHEMIAS I.

Sacerdos ex tribu Levi fuit, et vivente Eliasib pontifice rempublicam administravit. Factus pincerna regis Artaxerxis, auditaque Judæorum, qui residui erant a captivitate, afflictione, flebat, ac multis diebus jejunans, populi peccata confitens, misericordiamque a Deo postulans, impetravit a rege litteras ut veniret Jerosolymam et muros instauraret. Scriptor est libri secundi Esdræ, qui continet instaurationem Jerosolymarum, correctionem reducis populi, et labentis Dei cultus renovationem, increpationesque in Judæos qui duxerunt uxores alienigenas.

1 Esdr. 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë, Nehemia
2 Esdr. 1- 1 Verba Nehemiæ filii Helchiæ
7- 7 Qui vener. cum Zorobabel, Josuë, Nehemias
8- 9 Dixit autem Nehemias (ipse est Athersatha)
12-26 Et in diebus Nehemiæ ducis, et Esdræ sacer.
-46 Et in diebus Nehemiæ dabant partes cantor.
Eccli. 49-15 Et Nehemias in memoriam multi temporis
2 Mac. 1-18 Quando Nehemias ædificato templo et altari obtulit sacrificia
-20 Ut mitteretur Nehemias a rege Persidis
-21 Jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua
-24 Nehemiæ erat oratio hunc habens modum
-31 Nehemias jussit lapides majores perfundi
-33 Aqua apparuit, de qua Nehemias, et qui cum eo erant, purificaverunt sacrificia
-36 Appellavit a. Nehemias hunc loc. Nephthar
2-13 Et commentariis Nehemiæ hæc eadem

NEHEMIAS II.

Filius Azboc, princeps dimidiæ partis vici Bethsur.

2 Esdr. 3-16 Post eum ædificavit Nehemias filius Azboc

NEHIEL.

Civitas quæ terminus est Aser.

Josue. 19-27 Contra Aquilonem in Bethemec, et Nehiel

NEMO.

Gen. 41-24 Narravi conjectoribus somnium, et nemo est qui edisserat
Exod. 10-23 Nemo vidit fratrem suum, nec movit se
Levit. 26-17 Fugietis, nemine persequente
-37 Nemo vestrum inimicis audebit resistere
27-26 Primogenita... nemo sanctificare poterit
Deut. 15- 6 Dominaberis... et tui nemo dominabitur
17- 6 Nemo occidatur, uno contra se dicente testimonium
Ruth. 2- 9 Mandavi... ut nemo molestus sit tibi
-16 Ut... colligat, et colligentem nemo corripiat
1 Reg. 21- 2 Nemo sciat rem propter quam missus es
25-17 Ita ut nemo possit ei loqui
3 Reg. 3-13 Ut nemo fuerit similis tui in regibus
15-22 Rex autem Asa nuntium misit in omnem Judam, dicens : Nemo sit excusatus
4 Reg. 9-15 Nemo egrediatur profugus de civitate
23-10 Ut nemo consecraret filium suum aut filiam
-18 Dimittite eum, nemo commoveat ossa ejus
Tobiæ. 10- 2 Putas-ne Gabelus mortuus est, et nemo reddet illi pecuniam ?
Judith. 16-16 Magnus es tu... quem superare nemo potest
Esth. 8- 8 Nemo auderet contradicere
Job. 2-13 Et nemo loquebatur ei verbum
9-13 Deus cujus iræ nemo resistere potest
-19 Nemo audet pro me testimonium dicere
10- 7 Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere
12-14 Si destruxerit, nemo est qui ædificet
15-15 Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis
19- 7 Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet
23-13 Et nemo avertere potest cogitationem ejus
Psal. 138-16 Dies formabuntur, et nemo in eis
Prov. 28- 1 Fugit impius, nemine persequente
-17 Si usque ad lacum fugerit, nemo sustinet
Eccle. 4- 1 Et vidi... lacrymas innocentium et neminem consolatorem
7-14 Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ille despexerit
9- 4 Nemo est qui semper vivat
Cant. 8- 1 Et deosculer te, et jam me nemo despiciat
Sap. 2- 4 Et nemo memoriam habebit operum nostr.
- 5 Quoniam consignata est, et nemo revertitur
- 9 Nemo nostrum exors sit luxuriæ nostræ
7- 5 Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitatis initium
-28 Neminem enim diligit Deus, nisi eum
15-16 Nemo enim sibi similem homo poterit deum fingere
Eccli. 15-21 Nemini mandavit impie agere, et nemini dedit spatium peccandi
23-26 Et nemo circumspicit me : quem vereor ?
27-25 Fabricat iniqua, et nemo eum abjiciet
48-13 Et potentia nemo vicit illum
49-16 Nemo natus est in terra qualis Henoch
Jerem. 8- 6 Auscultavi : nemo quod bonum est loquitur
36-19 Vade, et abscondere, tu et Jeremias, et nemo sciat ubi sitis
Baruc. 4-12 Nemo gaudeat super me viduam et desolat.
Ezech. 39-26 Cum habitaverint in terra sua confidenter neminem formidantes
Dan. 8- 7 Et nemo quibat liberare arietem de manu
10-21 Et nemo est adjutor meus in omnibus his
11-45 Et veniet... et nemo auxiliabitur ei
13-20 Ostia pomarii clausa sunt, et nemo nos videt
Habac. 1- 5 Opus factum est in diebus vestris, quod nemo credet
Zach. 1-21 Et nemo eorum levavit caput suum
1 Mac. 4- 5 Neminem invenit, et quærebat eos in mont.
5-42 Dicens : Neminem hominum reliqueritis
-48 Et nemo vobis nocebit
-54 Quod nemo ex eis cecidisset donec revert.
8-14 Et in omnibus istis nemo portabat diadema
10-35 Et nemo habebit potestatem agere aliquid
-63 Ut nemo adversus eum interpellet de ullo
11-70 Et nemo relictus est ex eis, nisi Mathathias
15-14 Et neminem sinebant ingredi vel egredi
2 Mac. 9-10 Eum nemo poterat propter intolerantiam fœtoris portare
11-31 Nemo eorum ullo modo molestiam patiatur
Matth. 6-24 Nemo potest duobus dominis servire
8- 4 Et ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris
-28 Ita ut nemo posset transire per viam illam
9-16 Nemo autem immittit commissuram panni
11-27 Et nemo novit Filium, nisi Pater
Matth. 16-20 Ut nemini dicerent quia ipse esset Jesus
17- 8 Neminem viderunt, nisi solum Jesum
- 9 Præcepit eis Jesus, dicens : Nemini dixeritis visionem
20- 7 Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit
22-46 Et nemo poterat ei respondere verbum
24-36 De die autem illa et hora nemo scit
Marc. 1-44 Et dicit ei : Vide nemini dixeris : sed vade
2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit
-22 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere
5- 4 Et nemo poterat eum domare
-43 Et præcepit illis vehementer ut nemo id sciret
7-24 Neminem voluit scire, et non potuit latere
8-26 Et si in vicum introieris, nemini dixeris
9- 7 Neminem amplius viderunt, nisi Jesum
-38 Nemo est enim qui faciat virtutem in nomine meo
10-18 Nemo bonus, nisi unus Deus
11- 2 Super quem nemo adhuc hominum sedit
12-34 Et nemo jam audebat eum interrogare
13-32 De die autem illo vel hora nemo scit
16- 8 Nemini quidquam dixerunt : timebant enim
Luc. 1-61 Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine
3-14 Et ait illis : Neminem concutiatis
4-24 Quia nemo propheta acceptus est in patria
-27 Et nemo eorum mundatus est nisi Naaman
5-14 Et ipse præcepit illi, ut nemini diceret
-36 Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus
-37 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
-39 Et nemo bibens vetus, statim vult novum
7-28 Major.. propheta Joanne Baptista nemo est
8-16 Nemo aut. lucernam accendens, operit eam
9-36 Et nemini dixerunt in illis diebus quidquam
-62 Nemo mittens manum suam ad aratrum
10- 4 Et neminem per viam salutaveritis
-22 Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater
11-33 Nemo lucernam accendit, et in abscondito ponit
14-24 Nemo virorum illorum..gustabit cœnam m.
15-16 Quas porci manducabant, et nemo illi dabat
16-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
18-19 Nemo bonus nisi solus Deus
-29 Nemo est qui reliquit domum aut parentes
19-30 Cui nemo unquam hominum sedit
Joan. 1-18 Deum nemo vidit unquam
3- 2 Nemo enim potest hæc signa facere
-13 Nemo ascendit in cœlum, nisi qui descendit
-32 Testatur : et testimonium ejus nemo accipit
4-27 Nemo tamen dixit : Quid quæris ?
6-44 Nemo potest venire ad me, nisi Pater
-66 Dixi vobis quia nemo potest venire ad me
7- 4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit
-13 Nemo tamen palam loquebatur de illo
-19 Et nemo ex vobis facit legem
-27 Christus a. cum venerit, nemo scit unde sit
-30 Et nemo misit in illum manus
-44 Sed nemo misit super eum manus
8-10 Qui te accusabant : nemo te condemnavit ?
-11 Quæ dixit : Nemo, Domine
-20 Et nemo apprehendit eum
-33 Et nemini servivimus unquam
9- 4 Venit nox, quando nemo potest operari
10-18 Nemo tollit eam a me : sed ego pono eam
-29 Et nemo potest rapere de manu Patris mei
13-28 Hoc autem nemo scivit discumbentium
14- 6 Nemo venit ad Patrem, nisi per me
15-13 Majorem hac dilectionem nemo habet
-24 Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent
16- 5 Et nemo ex vobis interrogat me : Quo vadis ?
-22 Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis
17-12 Et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis
21-12 Et nemo audebat discumbentium interrogare eum
Act. 5-13 Cæterorum autem nemo audebat se conjungere illis
-23 Aperientes autem neminem intus invenimus
9- 7 Audientes quidem vocem, neminem autem videntes
10-28 Sed mihi ostendit Deus neminem communem aut immundum dicere hominem
11-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
18-10 Et nemo apponetur tibi ut noceat te
25-11 Nemo potest me illis donare. Cæsarem appello
Rom. 14- 7 Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur
1 Cor. 1-14 Quod neminem vestrum baptizavi
2- 8 Quam nemo principum huj. sæculi cognovit
-11 Ita et quæ Dei sunt, nemo cognovit

1 *Cor.* 2-15 Judicat omnia : et ipse a nemine judicatur
3-11 Fundamentum e. aliud nemo potest ponere
-18 Nemo se seducat : si quis videtur inter vos
-21 Nemo itaque glorietur in hominibus
10-24 Nemo quod s. est quærat, sed quod alterius
12- 3 Ideo notum vobis facio, quod nemo in Spiritu Dei loquens, dicit anathema Jesu
Et nemo potest dicere, Dominus Jesus
14- 2 Nemo enim audit. Spiritu autem loquitur
2 *Cor.* 5-16 Neminem novimus secundum carnem
6- 3 Nemini dantes ullam offensionem
7- 2 Capite nos. Neminem læsimus, neminem corrupimus, neminem circumvenimus
Galat. 1-19 Alium autem Apostolorum vidi neminem
3-11 Quoniam autem in lege nemo justificatur
-15 Testamentum nemo spernit, aut superordinat
6-17 De cætero nemo mihi molestus sit
Ephes. 5- 6 Nemo vos seducat inanibus verbis
-29 Nemo e. unquam carnem suam odio habuit
Philip. 2-20 Neminem enim habeo tam unanimem
Colos. 2- 4 Ut nemo vos decipiat in sublimitate sermon.
-16 Nemo ergo vos judicet in cibo aut in potu
-18 Nemo vos seducat, volens in humilitate
1 *Thes.* 3- 3 Ut nemo moveatur in tribulationibus istis
1 *Tim.* 4-12 Nemo adolescentiam tuam contemnat
5-22 Manus cito nemini imposueris
2 *Tim.* 2- 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus
4-16 In prima mea defensione nemo mihi affuit
Tit. 2-15 Nemo te contemnat
3- 2 Neminem blasphemare, non litigiosos esse
Hebr. 6-13 Quoniam neminem habuit, per quem juraret
12-14 Sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum
Jacob. 1-13 Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur
Ipse autem neminem tentat
1 *Petr.* 4-15 Nemo autem vestrum patiatur ut homicida
1 *Joan.* 3- 7 Filioli, nemo vos seducat
4-12 Deum nemo vidit unquam
Apoc. 2-17 Quod nemo scit, nisi qui accipit
3- 7 Qui aperit, et nemo claudit : claudit, et nemo aperit
- 8 Ostium apertum quod nemo potest claudere
-11 Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam
5- 3 Et nemo poterat... aperire librum
- 4 Nemo dignus inventus est aperire librum
7- 9 Quam dinumerare nemo poterat ex omnibus
14- 3 Et nemo poterat dicere canticum, nisi illa
15- 8 Nemo poterat introire in templum
18-11 Quoniam merces eorum nemo emet amplius
19-12 Nomen scriptum, quod nemo novit nisi ipse

NEMOROSUS, A, UM.

Num. 13-21 Humus, pinguis an sterilis, nemorosa an absque arboribus
24- 6 Ut valles nemorosæ, ut horti juxta fluvios
4 *Reg.* 17-10 Et subter omne lignum nemorosum
2 *Esdr.* 8-15 Afferte... et frondes ligni nemorosi
Ezech. 6-13 Et subtus omne lignum nemorosum
20-28 Viderunt... et omne lignum nemorosum
31- 3 Pulcher ramis et frondibus nemorosus
-14 Nec ponent sublimitatem suam inter nemorosa atque frondosa

NEMPE.

Job. 19- 4 Nempe, etsi ignoravi, mecum erit ignorantia mea

NEMRA. *Urbs in tribu Gad.*

Num. 32- 3 Ataroth, et Dibon, et Jazer, et Nemra

NEMRIM.

Nemrim locus erat in terra Moabitide, multis aquis irriguus et pascuis uberrimus.

Isai. 15- 6 Aquæ enim Nemrim desertæ erunt, quia aruit herba
Jerem. 48-34 Aquæ quoque Nemrim pessimæ erunt

NEMROD.

Filius Chus. Vox Nemrod *rebellem significat, et filio huic Chus apte convenit; nam Dei contemptor fuit, et hominum tyrannus. Ipse cœpit esse potens in terra, id est, Nemrod primus omnium affectavit tyrannidem, et cœpit dominari in gente sua, assiduus in indagandis feris, et in lacessendis audax atque interritus. Idcirco ab eo exivit proverbium :* Quasi Nemrod robustus venator coram Domino, *quod dicebatur de homine, qui, ut alter Nemrod, non tantum feras, sed et homines vi et insidiis atque tyrannide captabat, superbia opprimebat, crudelitate necabat.* Fuit principium regni ejus Babylon : *sensus esse potest duplex : vel caput regni ipsius fuisse Babylonem; vel ab ea initium regnandi captum : inde ad alias urbes occupandas gradum factum fuisse. Nemrod videtur Belus Nini pater, auctor idololatriæ.*

Gen. 10- 8 Porro Chus genuit Nemrod
- 9 Quasi Nemrod robustus venator coram Do.
1 *Par.* 1-10 Chus autem genuit Nemrod
Mich. 5- 6 Et pascent... terram Nemrod in lanceis ejus

NEMUS.

Abraham plantavit nemus in Bersabee. *Jonathas auctor Thargum Hierosolymitani ait fuisse hortum arboribus densum, et plenum optimis fructibus, solitumque Abraham peregrinos in hoc horto excipere et recreare, ac pro mercede pacisci, ut Creatorem cœli et terræ timerent et colerent. Ex eo autem quod sequitur,* Et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni, *patet Abrahamum ibi altare excitasse.*

Gen. 21-33 Abraham vero plantavit nemus in Bersabee
Judic. 6-25 Et nemus, quod circa aram est, succide
-26 Struem lignorum quæ de nemore succideris
-30 Quia destruxit aram Baal, et succidit nemus
1 *Reg.* 22- 6 Cum maneret in Gabaa, et esset in nemore
31-13 Ossa eorum, et sepelierunt in nemore Jabes
2 *Par.* 9-16 In armamentario quod erat consitum nemore
Esth. 1- 5 In vestibulo horti, et nemoris, quod regio cultu et manu consitum erat
7- 8 Cum reversus esset de horto nemoribus consito
Ezech. 15- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis, ex omnibus lignis nemorum

NEO.

Exod. 35-25 Mulieres doctæ, quæ neverant, dederunt
Matth. 6-28 Quomodo crescunt : non laborant, neque nent
Luc. 12-27 Quomodo crescunt : non laborant, neque nent

NEOMENIA.

Novilunium, sive calendæ; est prima dies cujusque mensis, quæ celebris et festa erat apud Hebræos sacrificiis et clangore tubarum. Vox Græca νεομηνία *novam lunam significat.*

2 *Par.* 2- 4 Et vespere, sabbatis quoque, et neomeniis
Judith. 8- 6 Præter sabbata, et neomenias, et festa domus Israël
Psal. 80- 4 Buccinate in neomenia tuba, in insigni die
Isai. 1-13 Neomeniam et sabbatum... non feram
Osee. 2-11 Et cessare faciam omne gaudium ejus, solemnitatem ejus, neomeniam ejus
1 *Mac.* 10-34 Et omnes dies solemnes, et sabbata, et neomeniæ
Colos. 2-16 Aut in parte diei festi aut neomeniæ

NEOPHYTUS.

1 *Tim.* 3- 6 Non neophytum : ne in superbiam elatus

NEPHATHDOR. *Urbs in tribu Manasse.*

3 *Reg.* 4-11 Benabinadab cujus omnis Nephathdor

NEPHEG I. *Secundus filius Isaar filii Caath.*

Exod. 6-21 Filii quoq. Isaar : Core, et Nepheg, et Zechri

NEPHEG II. *Filius David.*

2 *Reg.* 5-15 Et Jebahar, et Elisua, et Nepheg
1 *Par.* 3- 7 Et Noge, et Nepheg, et Japhia

NEPHI.

Nomen quod impositum est loco in quo absconditus fuerat ignis sacer per tempus captivitatis Babylonicæ, et ubi a Nehemia repertus est. Idem est quod Nephthar.

2 *Mac.* 1-36 Vocatur autem apud plures Nephi

NEPHTHALI.

Hunc sextum filium, ex Bala vero ancilla Rachel uxoris suæ secundum habuit Jacob. Natus est apud Laban in Mesopotamia. Quatuor Nephthali fuere filii, Jasiel, Guni, Jeser et Sallem. Patrem suum Jacob secutus est in Ægyptum anno mundi 2329, *et per ducentos et quindecim annos, quibus Hebræi habitaverunt in Ægypto, familia Nephthali tam prodigiose crevit, ut cum egressi sunt Israelitæ e terra et servitute Ægypti, recensiti sunt de filiis Nephthali quinquaginta tria millia quadringenti absque senioribus, pueris et mulieribus. Tribus Nephthali ad superiorem eamque Occiduam Jordanis ripam sita est. Hanc vicinam Syriæ, et sæpe a vicinis impetitam cervo emisso comparat Jacob benedicens; abundantia perfruituram, et plenam benedictionibus dicit Moyses. Terra Nephthali fertilissima est propter rivulos multos et fontes aquarum plurimos. Ex hac tribu fuere Ahira filius Enan princeps Nephthalitarum* 53,400 *in deserto; Nahabi filius Vapsi explorator terræ Chanaan; ejusdemque divisor Phedael filius Ammiud pro Nephthalitis qui* 45,400 *hanc ingressi sunt; Barac filius Abinoem dux super Israel cum Debbora. Fuit e tribu Nephthali etiam Tobias pater, et Tobias filius. Denique civitas Nephthali unde erat oriundus Tobias, sita erat in superioribus Galilææ, supra Nahasson, ad sinistram habens civitatem Sephet.*

Gen. 30- 8 Vocavitque eum Nephthali
35-25 Filii Balæ ancillæ Rachelis : Dan et Nephthali
46-24 Filii Nephthali : Jasiel, et Juni, et Jeser
49-21 Nephthali, cervus emissus, et dans eloquia
Num. 1-15 De Nephthali, Ahira filius Enan
-42 De filiis Nephthali per generationes et famil.
2-29 De tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira
7-78 Princeps filior. Nephthali Ahira filius Enan
10-27 Et in tribu filiorum Nephthali princeps fuit
13-15 De tribu Nephthali, Nahabi filium Vapsi
26-48 Filii Nephthali per cognationes suas
-50 Hæ sunt cognationes filiorum Nephthali
34-28 De tribu Nephthali, Phedael filius Ammiud
Deut. 27-13 Gad, et Aser, et Zabulon, Dan, et Nephthali
33-23 Et Nephthali dixit : Nephthali abundantia perfruetur
34- 2 Et universum Nephthali terramq. Ephraïm
Josue. 19-32 Filiorum Nephthali sexta sors cecidit per familias suas
-39 Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali
20- 7 Decreveruntque Cedes in Galilæa montis Nephthali
21- 6 De tribubus Issachar et Aser et Nephthali
-32 De tribu quoq. Nephthali civitates confugii
Judic. 1-33 Nephthali quoque non delevit habitatores
4- 6 Quæ misit et vocavit Barac filium Abinoëm de Cedes Nephthali
Decem millia pugnatorum de filiis Nephthali
-10 Qui, accitis Zabulon et Nephthali, ascendit
5-18 Zabulon vero et Nephthali obtulerunt animas suas morti
6-35 Misitq.. alios nuntios in Aser.. et Nephthali
7-23 Conclamantes a. viri Israel de Nephthali
3 *Reg.* 4-15 Achimaas in Nephthali
7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali
15-20 Percusserunt.. o. scilicet terram Nephthali
4 *Reg.* 15-29 Cepit Aion.. et universam terram Nephthali
1 *Par.* 2- 2 Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad, et Aser
6-62 Et de tribu Nephthali et de tribu Manasse
-76 Porro de tribu Nephthali, Cedes in Galilæa
7-13 Filii a. Nephthali : Jasiel, et Guni, et Jeser
12-34 Et de Nephthali, principes mille
-40 Usque ad Issachar, et Zabulon, et Nephthali
2 *Par.* 16- 4 Qui percusserunt... universas urbes Nephthali muratas
34- 6 Usque Nephthali cuncta subvertit
Tobiæ. 1- 1 Tobias ex tribu et civitate Nephthali
- 4 Cumque esset junior omnibus in tribu Nephthali, nihil tamen puerile gessit
7- 3 At illi dixerunt : Ex tribu Nephthali sumus
Psal. 67-28 Principes Zabulon, principes Nephthali
Isai. 9- 1 Alleviata est terra Zab. et terra Nephthali
Ezech. 48- 3 Usque ad plagam maris, Nephthali una
- 4 Super terminum Nephthali a plaga Orient.
-34 Porta Aser una, porta Nephthali una
Matth. 4-13 In finibus Zabulon et Nephthalim
-15 Terra Zabulon et terra Nephthalim
Apoc. 7- 6 Ex tribu Nephthali duodecim millia signati

NEPHTHALITÆ.

1 *Par.* 27-19 Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel

NEPHTHAR. *Vid.* Nephi.

2 *Mac.* 1-36 Appellavit a. Nehemias hunc loc. Nephthar

NEPHTHUIM.

Filius quartus Mesraim filii Cham. Ab hoc Numidæ orti sunt.

Gen. 10-13 Mesraïm genuit... et Laabim et Nephthuim
1 *Par.* 1-11 Mesraim vero genuit Ludim, et Anamim, et Laabim, et Nephthuim

NEPHTOA.

Fons in confiniis tribuum Juda et Benjamin.

Josue. 15- 9 Pertransitq.. usq. ad fontem aquæ Nephtoa
18-15 Et pervenit usq. ad fontem aquar. Nephtoa

NEPHUSIM *et* NEPHUSSIM.

Princeps familiæ Nathinæorum.

1 Esdr. 2-50 Filii Asena, filii Munim, filii Nephusim
2 Esdr. 7-52 Filii Besaï, filii Munim, filii Nephussim

NEPOTES.

Gen. 31-43 Quid possum facere filiis et nepotibus meis?
46- 7 Filii ejus et nepotes, filiæ et cuncta simul
Exod. 10- 2 Et narres in auribus filii tui et nepotum t.
34- 7 Reddis iniquitatem patr. filiis ac nepotibus
Deut. 4- 9 Docebis ea filios ac nepotes tuos
-25 Si genueritis filios ac nepotes
6- 2 Quæ ego præcipio tibi et filiis ac nepotibus
Judic. 12-14 Qui habuit quadraginta filios, et triginta ex eis nepotes
4 Reg. 17-41 Et nepotes, sicut fecerunt patres sui, ita faciunt
1 Par. 8-40 Et multos habentes filios ac nepotes
Tobiæ. 14- 1 Et vidit filios nepotum suorum
- 5 Et septem juvenes filios ejus nepotes suos
Job. 21- 8 Propinquor. turba et nepotum in conspectu
27-14 Et nepotes ejus non saturabuntur pane
Prov. 13-22 Bonus relinquit hæredes filios et nepotes
Eccli. 40-15 Nepotes impior. non multiplicabunt ramos
44-12 Hæreditas sancta nepotes eorum
45-16 Sed tantum filii ipsius soli et nepotes ejus
47-24 Neque perdet a stirpe nepotes electi sui
Isai. 65-23 Domini est, et nepotes eorum cum eis
2 Mac. 1-20 Nepotes sacerd. illorum qui absconderant
1 Tim. 5- 4 Si qua autem vidua filios aut nepotes habet

NEPTIS.

Levit. 18-10 Turpitudinem filiæ filii tui vel neptis ex filia non revelabis

NEQUAM, NEQUIOR, NEQUIUS, NEQUISSIMUS.

Gen. 38- 7 Fuit quoque Her.. nequam in conspectu Do.
1 Reg. 16-14 Exagitabat eum spiritus nequam, a Dom.
Psal. 63- 6 Firmaverunt sibi sermonem nequam
Sap. 3-12 Insensatæ sunt, et nequissimi filii eorum
-14 Nec cogitavit adversus Deum nequissima
12-10 Quoniam nequam est natio eorum
Eccli. 3-29 Cor nequam gravabitur in doloribus
6- 4 Anima enim nequam disperdet qui se habet
9- 1 Ne ostendat super te malitiam doctrinæ nequam
13-30 Et nequissima paupertas in ore impii
14- 5 Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit?
- 6 Qui sibi invidet, nihil est illo nequius
- 8 Nequam est oculus lividi
17-30 Aut quid nequius quam quod excogitavit
18- 7 Et quid est bonum, aut quid nequam illius
-10 Subversionem illorum quoniam nequam est
19- 3 Et qui se jungit fornicariis, erit nequam
- 7 Ne iteres verbum nequam et durum
20-26 Opprobrium nequam in homine mendacium
22-12 Nequissimi enim nequissima vita
23- 7 Nec scandalizabitur in operibus nequissimis
-23 Homo nequam in ore carnis suæ non desinet
25-22 Non est caput nequius super caput colubri
-23 Quam habitare cum muliere nequam
-31 Et plaga cordis, mulier nequam
-34 Nec mulieri nequam veniam prodeundi
26-10 Jugum quod movetur, ita et mulier nequam
27-30 Facienti nequissimum consilium
28-23 Beatus qui tectus est a lingua nequam
-25 Mors illius, mors nequissima
-28 Linguam nequam noli audire
29-24 Repromissio nequissima multos perdidit
-26 Incidet in promissionem nequam
-31 Vita nequam hospitandi de domo in domum
31-14 Memento quoniam malus est oculus nequam
-15 Nequius oculo quid creatum est?
-29 Nequissimo in pane murmurabit civitas
37- 3 O præsumptio nequissima, unde creata es
-21 Verbum nequam immutabit cor
-30 Si fuerit nequam, non des illi potestatem
39-30 Ab initio, sic nequissimis bona et mala
-40 Non est dicere : Hoc illo nequius est
42- 6 Super mulierem nequam bonum est signum
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici... semini nequam
9-17 Quia omnis hypocrita est et nequam
2 Mac. 13- 9 Nequiorem se patre suo Judæis ostensurus
Matth. 6-23 Si autem oculus tuus fuerit nequam
12-45 Assumit septem alios spiritus secum, nequiores se
13-38 Zizania autem, filii sunt nequam
18-32 Serve nequam, omne debitum dimisi tibi
20-15 An oculus tuus nequam est, quia ego bonus s.
Luc. 11-26 Assumit septem alios spiritus secum, nequiores se
-29 Generatio hæc, generatio nequam est
-34 Si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum
19-22 Dicit ei : De ore tuo te judico, serve nequam
23-32 Ducebantur a. et alii duo nequam cum eo
Act. 19-12 Et spiritus nequam egrediebantur
-15 Respondens autem spiritus nequam dixit eis
Galat. 1- 4 Ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam
Ephes. 6-16 Sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissima ignea extinguere

NEQUANDO.

Gen. 24- 6 Cave nequando reducas filium meum illuc
Deut. 4-23 Cave nequando obliviscaris pacti Do. Dei tui
6-15 Nequando irascatur furor Domini Dei tui
8-11 Et cave nequando obliviscaris Do. Dei tui
Psal. 2-12 Nequando irascatur Dominus, et pereatis
7- 3 Nequando rapiat ut leo animam meam
12- 5 Nequando dicat inimicus meus : Prævalui
27- 1 Nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum
37-17 Nequando supergaudeant mihi inimici mei
49-22 Nequando rapiat, et non sit qui eripiat
58-12 Nequando obliviscantur populi mei
113- 2 Nequando dicant gentes : Ubi est Deus eor.
Prov. 25-17 Nequando satiatus oderit te
Eccli. 42-10 Nequando polluatur in virginitate sua
1 Mac. 4-60 Nequando venirent gentes, et conculcarent
Matth. 13-15 Nequando videant oculis, et auribus audiant
Marc. 4-12 Nequando convertantur, et dimittantur eis
2 Tim. 2-25 Nequando Deus det illis pœnitentiam

NEQUAQUAM.

Gen. 3- 4 Ad mulierem : Nequaquam morte moriemini
4-15 Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiet
8-21 Et ait : Nequaquam ultra maledicam terræ
9-11 Nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii
18-25 Nequaquam facies judicium hoc
23-11 Nequaquam ita fiat, domine mi
32-28 Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum
39- 8 Qui nequaquam acquiescens operi nefario
Exod. 5- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo
9-28 Et nequaquam hic ultra maneatis
14-13 Nequaquam ultra videbitis usque in sempit.
Levit. 17- 7 Et nequaquam ultra immolabunt hostias s.
Num. 13-32 Nequaquam ad hunc populum valemus ascendere
24- 1 Nequaquam abiit ut ante perrexerat
Deut. 3-26 Nequaquam ultra loquaris de hac re ad me
8- 4 Vestimentum tuum... nequaquam vetustate defecit
13-11 Et nequaquam ultra faciat quidpiam hujus rei simile
15-13 Nequaquam vacuum abire patieris
17-16 Cum Dom. præceperit vobis ut nequaquam amplius per eamdem viam revertamini
19-20 Et nequaquam talia audeant facere
21-23 Et nequaquam contaminabis terram tuam
Josue. 5-14 Nequaquam : sed sum princeps exercitus D.
22-27 Et nequaquam dicant cras filii vestri filiis n.
-33 Nequaquam ultra dixerunt, ut ascenderent
24-21 Nequaquam ita ut loqueris, erit
Judic. 20-16 Et nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur
1 Reg. 1-15 Nequaquam, inquit, domine mi
2-16 Nequaquam : nunc dabis, alioquin tollam vi
8-19 Nequaquam : rex enim erit super nos
10-19 Nequaquam : sed regem constitue super nos
12-12 Nequaquam, sed rex imperabit nobis
13-14 Nequaquam regnum tuum ultra consurget
20- 2 Nequaquam erit istud
26-21 Nequaquam enim ultra tibi malefaciam
2 Reg. 3-33 Nequaquam ut mori solent ignavi, mortuus est Abner
14-11 Et nequaquam interficiant filium meum
16-18 Responditq. Chusaï ad Absal. : Nequaquam
18-12 Nequaquam mitterem manum meam in filium regis
-13 Nequaquam hoc regem latere potuisset
24-24 Nequaquam ut vis, sed emam pretio a te
3 Reg. 1-43 Responditq. Jonathas Adoniæ : Nequaquam
4 Reg. 6-12 Nequaquam, domine mi rex, sed Eliseus
1 Par. 21-24 Dixitque ei rex David : Nequaquam ita fiet
2 Par. 28-10 Quod nequaquam facto opus est
35- 3 Nequaquam enim eam ultra portabitis
Esth. 1-19 Ut nequaquam ultra Vasthi ingrediatur ad regem
13- 2 Volui nequaquam abuti potentiæ magnitudine
Job. 7-16 Desperavi, nequaquam ultra jam vivam
9-27 Cum dixero : Nequaquam ita loquar
41- 8 Et tenentes se nequaquam separabuntur
Isai. 16-14 Relinquetur parvus et modicus, nequaquam multus
30-16 Dixistis : Nequaquam, sed ad equos fugiemus
-19 Plorans nequaquam plorabis
33-20 Tabernaculum quod nequaquam transferri poterit
Jerem. 2-25 Et dixisti : Desperavi, nequaquam faciam
34- 9 Et nequaquam dominarentur eis
42-14 Nequaquam, sed ad terram Ægypti pergemus
-18 Et nequaquam ultra videbitis locum istum
44-26 Quia nequaquam ultra vocabitur nomen m.
48-33 Nequaquam calcator uvæ solitum celeuma cantabit
Ezech. 36-15 Opprobrium populor. nequaquam portabis
Osee. 9-16 Fructum nequaquam facient
2 Mac. 7-25 Cum adolescens nequaquam inclinaretur
Matth. 2- 6 Nequaquam minima es in principibus Juda
Luc. 1-60 Dixit : Nequaquam, sed vocabitur Joannes
Joan. 9- 9 Alii autem : Nequaquam, sed similis est ei
Act. 11- 8 Dixi autem : Nequaquam, Domine
Rom. 3- 9 Quid ergo? præcellimus eos? Nequaquam

NEQUE.

Gen. 9-11 Neque erit deinceps diluvium dissipans terram
22-12 Non extendas manum tuam super puerum, neque facias illi quidquam

De cætero omittitur.

NEQUEO.

Gen. 13- 6 Et nequibant habitare communiter
31-35 Quod coram te assurgere nequeo
Exod. 28-28 Rationale et superhumerale nequeant separari
Num. 22-37 An quia mercedem... reddere nequeo?
Deut. 28-27 Ita ut curari nequeas
Judic. 16- 6 Et quid sit quo ligatus erumpere nequeas?
2 Par. 2- 6 Si cœl. et cœli cœlor. capere eum nequeunt
Isai. 59- 1 Ecce non est abbreviata manus Domini ut salvare nequeat
Dan. 2-27 Arioli et aruspices nequeunt indicare regi
5-15 Nequiverunt sensum hujus sermonis edicere

NE QUIS, NE QUID.

Dan. 6-17 Ne quid fieret contra Danielem
Marc. 6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via
Act. 27-42 Ne quis, cum enatasset, effugeret
1 Cor. 1-15 Ne quis dicat quod in nomine meo baptizati estis
Apoc. 13-17 Et ne quis possit emere, aut vendere

NEQUITER.

3 Reg. 16-25 Et operatus est nequiter super omne
Eccli. 19-23 Est qui nequiter humiliat se
Mich. 3- 4 Sicut nequiter egerunt in adinventionibus

NEQUITIA.

Exod. 32-12 Et esto placabilis super nequitia populi tui
1 Reg. 17-28 Novi superbiam tuam et nequitiam cordis
Psal. 7-10 Consumetur nequitia peccatorum
27- 4 Secundum nequitiam adinventionum ipsor.
54-16 Quoniam nequitiæ in habitaculis eorum
72- 8 Cogitaverunt, et locuti sunt nequitiam
Prov. 26-25 Quon. septem nequitiæ sunt in corde illius
Sap. 4- 6 Testes sunt nequitiæ adversus parentes
10- 5 Hæc et in consensu nequitiæ cum se nationes contulissent, scivit justum
- 7 Quibus in testimonium nequitiæ fumigabunda constat deserta terra
17-10 Cum sit e. timida nequitia, dat testimonium
19-12 Juste e. patiebantur secundum s. nequitias
Eccli. 12-10 Sicut e. æramentum, æruginat nequitia illius
19-19 Et non est sapientia nequitiæ disciplina
-20 Est nequitia, et in ipsa execratio
25-19 Et omnem nequitiam (*videbit*), et non nequitiam mulieris
-24 Nequitia mulieris immutat faciem ejus
29-10 Multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt
31-29 Et testimonium nequitiæ illius verum est
34-11 Qui implanatus est, abundabit nequitia
47-31 Et quæsivit omnes nequitias
Osee. 9-15 Omnes nequitiæ eorum in Galgal
10-15 A facie malitiæ nequitiarum vestrarum
Matth. 22-18 Cognita autem Jesus nequitia eorum
Marc. 7-22 Avaritiæ, nequitiæ, dolus, impudicitiæ
Act. 3-26 Ut convertat se unusquisque a nequitia sua
8-22 Pœnitentiam itaq. age ab hac nequitia tua
Rom. 1-29 Repletos... fornicatione, avaritia, nequitia
1 Cor. 5- 8 Neque in fermento malitiæ et nequitiæ
Ephes. 4-14 Et circumferamur... in nequitia hominum
6-12 Contra spiritualia nequitiæ, in cœlestibus

NER I *et* II.

Alter pater Ner; alter autem pater Cis patris Saülis. Ex subjecta tabella series generis

Saülis regis melius percipietur; quod ad varia Scripturæ loca rectius intelligenda haud parvi refert.

Aphia, 1 *Reg.* 9-1, genuit:
Bechorath, *ibid.*, qui genuit
Seror, *ibid.*, qui genuit:
Abiel, *ibid.*, qui etiam appellatus est Ner, 1 *Par.* 8-33. Dicitur etiam Jehiel, 1 *Par.* 9-35.
Abiel, seu Ner I, genuit:

Ner II patrem Abner, patruelis Saulis et principis militiæ ejus, 1 *Reg.* 14-50.

Cis, 1 *Reg.* 9-1, qui genuit:
Saulem, qui ex Achinoam filia Achimaas, 1 *Reg.* 14-49, suscepit:
Jonathan;
Jessui, qui et Abinadab;
Melchisua;
Esbaal, qui et Isboseth;
Merob et Michol filias.

Ex hac tabella patet duos fuisse Ner, quorum primus Saülis avus fuit, secundus vero patruus.

1 Reg. 14-51 Et Ner pater Abner, filius Abiel
26- 5 Abner filius Ner, princeps militiæ ejus
-14 Clamavit David... ad Abner filium Ner
2 Reg. 2- 8 Abner a. filius Ner, princeps exercitus
-12 Egressusque est Abner filius Ner
3- 6 Abner filius Ner regebat domum Saül
-23 Venit Abner filius Ner ad regem, et dimisit
-25 Ignoras Abner filium Ner
-28 Mundus ego sum..a sanguine Abner filii Ner
-37 Ut occideretur Abner filius Ner
3 Reg. 2- 5 Abner filio Ner, et Amasæ filio Jether
-32 Occidit... Abner filium Ner, principem militiæ Israël
1 Par. 8-33 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saül
9-36 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Ner
-39 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saül
26-28 Et Abner filius Ner et Joab filius Sarviæ

NEREGEL.
Unus e principibus regis Babylonis.

Jerem. 39- 3 Sarsachim, Rabsares, Neregel, Sereser
-13 Neregel, et Sereser, et Regmag

NEREUS. *Discipulus sancti Pauli.*

Rom. 16-15 Salutate Philologum et Juliam, Nereum

NERGEL. *Idolum Chutæorum.*

4 Reg. 17-30 Viri autem Chutæi fecerunt Nergel

NERI I. *Filius Melchi, et pater Salathiel.*

Luc. 3-27 Qui fuit Salathiel, qui fuit Neri, (-28) qui fuit Melchi

NERI II *vel* NERIAS.
Pater Baruch prophetæ, filius Maasiæ.

Jerem. 32-12 Dedi librum possessionis Baruch filio Neri
-16 Tradidi librum possessionis Baruch filio Neri
36- 4 Vocavit ergo Jeremias Baruch filium Neriæ
- 8 Et fecit Baruch filius Neriæ, juxta omnia
-14 Tulit ergo Baruch filius Neriæ volumen
-32 Dedit illud Baruch filio Neriæ scribæ
43- 3 Sed Baruch filius Neriæ incitat te
- 6 Jeremiam proph. et Baruch filium Neriæ
45- 1 Verbum quod locutus est Jeremias propheta ad Baruch filium Neriæ
51-59 Saraïæ filio Neriæ filii Maasiæ
Baruc. 1- 1 Quæ scripsit Baruch filius Neriæ

NERVICEUS.

Judic. 16- 7 Si septem nerviceis funibus necdum siccis

NERVUS.

Gen. 32-25 Tetigit nervum femoris ejus, et statim emarcuit
-32 Quam ob causam non comedunt nervum
Eo quod tetigerit nervum femoris ejus
Job. 10-11 Vestisti me: ossibus et nervis compegisti me
40-12 Nervi testiculorum ejus perplexi sunt
Isai. 48- 4 Nervus ferreus cervix tua, et frons tua ærea
Ezech. 37- 6 Et dabo super vos nervos, et succrescere fac.
- 8 Et ecce super ea nervi et carnes ascenderunt

NERVUS. *Pro carcere, puteo, vinculis.*

2 Par. 16-10 Jussit eum mitti in nervum
Job. 13-27 Posuisti in nervo pedem meum, et observasti
33-11 Posuit in nervo pedes meos
Jerem. 20- 2 Et misit eum in nervum, quod erat in porta
- 3 Eduxit Phassur Jeremiam de nervo
29-26 Ut mittas eum in nervum et in carcerem

NESCIO.

Gen. 4- 9 Nescio. Num custos fratris mei sum ego?
21-26 Nescivi quis fecerit hanc rem
28-16 Vere Dom. est in loco isto, et ego nesciebam
38-16 Nesciebat enim quod nurus sua esset
42-23 Nesciebant autem quod intelligeret Joseph
Exod. 5- 2 Nescio Dominum, et Israël non dimittam
32-23 Huic e. Moysi... nescimus quid acciderit
Levit. 5-18 Qui orabit pro eo, quia nesciens fecerit
Num. 15-27 Quod si anima una nesciens peccaverit
-34 Nescientes quid super eo facere deberent
22-34 Peccavi, nesciens quod tu stares contra me
Deut. 8-16 Quod nescierunt patres tui
19- 4 Qui percusserit proximum suum nesciens
29-26 Et adoraverunt eos quos nesciebant
33- 9 Qui dixit patri suo et matri suæ: Nescio vos
Ignoro vos: et nescierunt filios suos
Josue. 2- 4 Venerunt ad me, sed nesciebam unde essent
- 5 Et illi pariter exierunt, nescio quo abierunt
Judic. 13-16 Et nesciebat Manuë quod Angelus Do. esset
14- 4 Parentes autem ejus nesciebant quod res a Domino fieret
15-11 Nescis quod Philisthiim imperent nobis?
16-20 Nesciens quod recessisset ab eo Dominus
21-12 Virgines quæ nescierunt viri thorum
Ruth. 2-11 Veneris ad populum quem antea nesciebas
1 Reg. 2-12 Porro filii Heli, filii Belial, nescientes Dom.
20- 3 Nesciat hoc Jonathas, ne forte tristetur
25-11 Et dabo viris quos nescio unde sint
2 Reg. 18-29 Cum mitteret Joab servus tuus, o rex, me servum tuum: nescio aliud
4 Reg. 4-39 Nesciebat enim quid esset
2 Esdr. 2- 2 Sed malum nescio quod in corde tuo est
-16 Magistratus autem nesciebant quo abiissem
4-11 Nesciant, et ignorent, donec veniamus
13-24 Et nesciebant loqui Judaïce, et loquebantur
Tobiæ. 5- 2 Ille me nescit, et ego eum ignoro
Judith. 8-19 Nos a. alter. deum nescimus præter ipsum
9-10 Et nesciunt quia tu ipse es Deus noster
15-11 Et post virum tuum, alterum nescieris
Job. 9- 5 Et nescierunt hi quos subvertit in furore suo
15- 9 Quid intelligis quod nesciamus?
24-13 Fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ej.
28-13 Nescit homo pretium ejus, nec invenitur
29-16 Et causam quam nesciebam, diligentissime investigabam
32-22 Nescio enim quandiu subsistam
Psal. 72-22 Et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi
81- 5 Nescierunt, neque intellexerunt
Prov. 4-19 Via impiorum tenebrosa: nesciunt ubi corruant
7-23 Nescit quod de periculo animæ illius agitur
14- 7 Et nescit labia prudentiæ
Eccle. 4-13 Qui nescit prævidere in posterum
-17 Qui nesciunt quid faciunt mali
6- 9 Melius est videre quod cupias, quam desiderare quod nescias
9- 1 Nescit homo, utrum amore an odio dignus sit
-12 Nescit homo finem suum
10-15 Affliget eos qui nesciunt in urbem pergere
11- 5 Sic nescis opera Dei, qui fabricator est omn.
- 6 Quia nescis quid magis oriatur, hoc aut illud
Cant. 6-11 Nescivi: anima mea conturbavit me
Sap. 2-22 Et nescierunt sacramenta Dei
3-13 Et incoinquinata, quæ nescivit thorum in delicto, habebit fructum
12-17 Horum, qui te nesciunt, audaciam traducis
Eccli. 8-21 Ne facias consilium: nescis e. quid pariet
11-20 Et nescit quod tempus præteriet
33-33 Et in qua via quæras illum, nescis
Isai. 28- 7 Verum hi quoque præ vino nescierunt
Sacerdos et proph. nescierunt præ ebrietate
Nescierunt videntem, ignoraverunt judicium
29-12 Dabitur liber nescienti litteras, diceturque ei: Lege. Et respondebit: Nescio litteras
40-28 Numquid nescis, aut non audisti?
42-16 Et ducam cæcos in viam quam nesciunt
44-18 Nescierunt, neque intellexerunt
45-20 Nescierunt qui levant lignum sculpturæ suæ
47-11 Veniet sup. te malum, et nescies ortum ejus
Veniet super te repente miseria quam nescies
48- 6 Et conservata sunt quæ nescis
55- 5 Ecce gentem, quam nesciebas, vocabis
56-10 Cæci omnes, nescierunt universi
-11 Et canes impudentissimi nescierunt saturitatem
58- 3 Humiliavimus animas nostras, et nescisti
59- 8 Viam pacis nescierunt, et non est judicium
63-16 Abraham nescivit nos, et Israël ignoravit
Jerem. 1- 6 Ecce nescio loqui, quia puer ego sum
2- 8 Et tenentes legem nescierunt me
4-22 Bene autem facere nescierunt
6-15 Non sunt confusi, et erubescere nescierunt
8-12 Non sunt confusi, et erubescere nescierunt
15-14 Adducam inimic. tuos de terra quam nescis
19- 4 Quos nescierunt ipsi et patres eorum
33- 3 Annuntiabo tibi grandia et firma quæ nescis
44- 3 Quos nesciebant et illi, et vos, et patres v.
50-24 Illaqueavi te, et capta es, Babylon: et nesciebas
Baruc. 3-23 Viam autem sapientiæ nescierunt
4-13 Justitias autem ipsius nescierunt
Ezech. 17-12 Nescitis quid ista significent? Dic: Ecce venit
32- 9 In gentibus super terras quas nescis
Dan. 8-13 Dixit unus sanctus alteri nescio cui loquenti
13-18 Nesciebantque senes intus esse absconditos
14-34 Babylonem non vidi, et lacum nescio
Osee. 2- 8 Hæc nescivit, quia ego dedi ei frumentum
7- 9 Comederunt alieni robur ej. et ipse nescivit
11- 3 Et nescierunt quod curarem eos
13- 4 Et Deum absque me nescies
Amos. 3-10 Et nescierunt facere rectum, dicit Dominus
Jonæ. 4-11 Qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam
Soph. 3- 5 Nescivit autem iniquus confusionem
Zach. 4- 5 Numquid nescis quid sunt hæc?
-13 Numquid nescis quid sunt hæc? Et dixi: Non
7-14 Dispersi eos per omnia regna quæ nesciunt
2 Mac. 7-22 Nescio qualiter in utero meo apparuistis
14-32 Quibus cum juramento dicentibus nescire se ubi esset qui quærebatur
Matth. 6- 3 Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua
20-22 Respondens autem Jesus, dixit: Nescitis quid petatis
21-27 Et respondentes Jesu, dixerunt: Nescimus
22-29 Ait illis: Erratis, nescientes Scripturas
24-42 Quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit
-44 Quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est
25-12 Respond. ait: Amen dico vobis, nescio vos
-13 Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam
26-70 Coram omnibus, dicens: Nescio quid dicis
Marc. 4-13 Et ait illis: Nescitis parabolam hanc?
-27 Semen germinet, et increscat dum nescit ille
10-38 Jesus autem ait eis: Nescitis quid petatis
11-33 Et respondentes dicunt Jesu: Nescimus
13-33 Et orate: nescitis enim quando tempus sit
-35 Nescitis e. quando dominus domus veniat
14-71 Quia nescio hominem istum quem dicitis
Luc. 2-49 Nesciebatis quia in his, quæ Patris mei sunt, oportet me esse?
9-33 Nesciens quid diceret
-55 Dicens: Nescitis cujus spiritus estis
11-44 Et homines ambulantes supra, nesciunt
12-46 In die qua non sperat, et hora qua nescit
13-25 Respondens dicet vobis: Nescio vos unde sitis
-27 Et dicet vobis: Nescio vos unde sitis
20- 7 Et responderunt se nescire unde esset
22-60 Et ait Petrus: Homo, nescio quid dicis
Joan. 1-26 Medius a. vestrum stetit, quem vos nescitis
-31 Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur
-33 Et ego nesciebam eum: sed qui misit me
3- 8 Sed nescis unde veniat, aut quo vadat
4-22 Vos adoratis quod nescitis: nos adoramus
-32 Cibum habeo manducare, quem vos nescitis
5-13 Qui sanus fuerat effectus, nesciebat quis esset
7-28 Sed est verus, qui misit me, quem vos nescitis
8-14 Vos a. nescitis unde venio, aut quo vado
9-12 Et dixerunt ei: Ubi est ille? Ait: Nescio
-21 Quomodo autem nunc videat, nescimus
Aut quis ejus aperuit oculos, nos nescimus
-25 Dixit ergo eis ille: Si peccator est, nescio
-29 Hunc autem nescimus unde sit
-30 In hoc enim mirabile est, quia vos nescitis unde sit
11-49 Dixit eis: Vos nescitis quidquam
12-35 Et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat
13- 7 Et dixit ei: Quod ego facio, tu nescis modo
14- 5 Dicit ei Thomas: Dom., nescimus quo vad.
15-15 Quia servus nescit quid faciat dominus ejus
-21 Quia nesciunt eum qui misit me
16-18 Quid est hoc... Modicum? nescimus quid loquitur
19-10 Nescis quia potestatem habeo crucifigere te
20- 2 Tulerunt Do.. et nescimus ubi posuerunt e.
-13 Et nescio ubi posuerunt eum
Act. 5- 7 Nesciens quod factum fuerat, introivit
7-40 Nescimus quid factum sit ei
12- 9 Sequebatur eum, et nesciebat quia verum est
19-32 Plures nesciebant qua ex causa convenissent
-35 Qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem
23- 5 Nesciebam, fratres, quia princeps est sac.

Rom. 6-16 Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos
7- 7 Nam concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret
8-26 Nam quid oremus, sicut oportet, nescimus
11- 2 An nescitis in Elia quid dicit Scriptura
1 Cor. 1-16 Cæterum nescio si quem alium baptizaverim
3-16 Nescitis quia templum Dei estis
5- 6 Nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit?
6- 2 An nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt?
- 3 Nescitis quoniam Angelos judicabimus?
- 9 An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt?
-15 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi?
-16 An nescitis quoniam qui adhæret meretrici
-19 An nescitis quoniam membra vestra templ.
9-13 Nescitis quoniam qui in sacrario operantur
-24 Nescitis quod ii qui in stadio currunt
14-11 Si ergo nesciero virtutem vocis
-16 Quoniam quid dicas, nescit
2 Cor. 12- 2 Sive in corpore, nescio; sive extra corpus, nescio
- 3 Sive in corpore, sive extra corpus, nescio
1 Tim. 3- 5 Si quis autem domui suæ præesse nescit
Hebr. 11- 8 Et exiit, nesciens quo iret
Jacob. 4- 4 Adulteri, nescitis quia amicitia hujus mundi
1 Joan. 2-11 Et in tenebris ambulat, et nescit quo eat
Apoc. 3- 3 Et nescies qua hora veniam ad te
-17 Et nescis quia tu es miser et miserabilis

NESCIUS.

Josue. 20- 3 Quicumque animam percusserit nescius
- 9 Ut fugeret ad eas qui animam nescius percussisset

NESIB. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-43 Jephtha, et Esna, et Nesib

NESROCH. *Idolum Sennacherib.*

4 Reg. 19-37 Cumq. adoraret in templo Nesroch deum s.
Isai. 37-38 Cum adoraret in templo Nesroch deum s.

NETHUPHATI.

Nomen loci et idem est cum Netophathi.

2 Esdr. 12-28 Circa Jerusalem, et de villis Nethuphati

NETOPHATHI. *Urbs in tribu Juda.*

1 Par. 2-54 Filii Salma, Bethlehem, et Netophathi
9-16 Filii Elcana, qui habitavit in atriis Netophathi
Jerem. 40- 8 Et filii Ophi, qui erant de Netophathi

NETOPHATHITES.

2 Reg. 23-28 Selmon Ahohites, Maharaï Netophathites
-29 Heled filius Balana, et ipse Netophathites
4 Reg. 25-23 Et Saraïa filius Thanehumeth Netophathites
1 Par. 11-30 Maharaï Netophathites, Heled filius Baana Netophathites
27-13 Maraï, et ipse Netophathites de stirpe Zaraï
-15 Holdaï Netophathites, de stirpe Gothoniel

NETUPHA.

Idem locus est ac Netophathi.

1 Esdr. 2-22 Viri Netupha, quinquaginta sex
2 Esdr. 7-26 Filii Bethlehem et Netupha, centum octog.

NEX.

Num. 32-15 Et vos causa eritis necis omnium
2 Par. 20-24 Quemquam, qui necem potuisset evadere
Esth. 4- 7 Pro Judæorum nece inferret argentum
8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem
16-15 A pessimo mortalium Judæos neci destinatos
-20 Ut eos qui se ad necem eorum paraverant
2 Mac. 4-35 Et moleste ferebant de nece tanti viri injusta
-36 Conquerentes de iniqua nece Oniæ
5-13 Fiebant... virginumq. et parvulorum neces
12-27 Post horum fugam et necem, movit exercitum
Act. 7-59 Saulus autem erat consentiens neci ejus

NEXUS.

Exod. 26- 3 Et aliæ quinque nexu simili cohærebunt
Colos. 2-19 Per nexus et conjunctiones subministratum

NICANOR I.

Princeps militiæ regis Syriæ. A Demetrio in Judæam missus, die sabbati Judam Machabæum aggredi tentavit, blasphemans adversus populum et Deum Judæorum. Exercitu Nicanoris prostrato Judas caput ejus et manus præcidi jussit, et linguam particulatim avibus dari.

1 Mac. 3-38 Et elegit Lysias... Nicanorem et Gorgiam
7-26 Et misit rex Nicanorem, unum ex princip.
-27 Et venit Nicanor in Jerusalem cum exercitu
-31 Cognovit Nicanor quoniam denudatum est
-32 Et ceciderunt de Nicanoris exercitu
-33 Ascendit Nicanor in montem Sion
-39 Et exiit Nicanor ab Jerusalem
-43 Et contrita sunt castra Nicanoris, et cecidit
-44 Ut a.vidit exerc. ej. quia cecidisset Nicanor
-47 Caput Nicanoris amputaverunt et dexteram
9- 1 Ut audivit Demetrius quia cecidit Nicanor
2 Mac. 8- 9 At ille velociter misit Nicanorem Patrocli
-10 Constituit autem Nicanor, ut regi tributum
-12 Indicavit... Judæis Nicanoris adventum
-14 Deprecabantur ut eriperet eos ab impio Nicanore
-23 In prima acie ipse dux commisit cum Nicanore
-24 Majorem autem partem exercitus Nicanoris... fugere compulerunt
-34 Facinorosissimus autem Nicanor
9- 3 Recognovit quæ erga Nicanorem... gesta s.
12- 2 Et Nicanor Cypriarches, non sinebant eos
14-12 Qui statim Nicanorem... misit in Judæam
-14 Gregatim se Nicanori miscebant
-15 Audito itaque Judæi Nicanoris adventu
-17 Simon vero... commiserat cum Nicanore
-18 Nicanor tamen, audiens virtutem comitum
-23 Morabatur autem Nicanor Jerosolymis
-26 Dicebat Nicanorem rebus alienis assentire
-27 Criminationibus irritatus, scripsit Nicanori
-28 Quibus cognitis, Nicanor consternabatur
-30 Videns secum austerius agere Nicanorem Occultavit se a Nicanore
-37 Razias... ab Jerosolymis delatus est Nicanori
-39 Volens autem Nicanor manifestare odium
15- 1 Nicanor autem ut comperit Judam esse
- 6 Nicanor quidem cum summa superbia erectus
-25 Nicanor autem et qui cum ipso erant... admovebant
-28 Cognoverunt Nicanorem ruisse cum armis s.
-30 Præcepit autem Judas...caput Nicanoris, et manum cum humero abscissam, Jerosolymam perferri
-32 Et ostenso capite Nicanoris, et manu nefaria
-33 Linguam etiam impii Nicanoris præcisam
-35 Suspendit a. Nicanoris caput in summa arce
-38 Igitur his erga Nicanorem gestis

NICANOR II.

Unus e septem diaconis. Martyrio coronatus est in Ægypto, decima die Januarii, anno æræ Christianæ septuagesimo sexto.

Act. 6- 5 Elegerunt... Nicanorem et Timonem

NICODEMUS.

Nomen viri Pharisæi, Judæorum principis. Nicodemus magister in Israel, venit ad Christum nocte ut doceretur, timens suos Judæos. Idem Nicodemus et Joseph Arimathæus sepelierunt Jesum in monumento novo.

Joan. 3- 1 Erat autem homo ex Pharisæis, Nicodemus nomine, princeps Judæorum
- 4 Dicit ad eum Nicodemus: Quomodo potest
- 9 Respondit Nicodemus, et dixit ei: Quomodo possunt hæc fieri?
7-50 Dixit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum nocte
19-39 Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte

NICOLAITÆ.

Quorum hæresis erat, licere fornicari et promiscue abuti fœminis etiam conjugatis; et idolothyta comedere volebant. Dicti sunt Nicolaitæ ab ejus sectæ auctore Nicolao, quem aliqui volunt fuisse unum e septem diaconis ab Apostolis institutis. Vid. Nicolaus.

Apoc. 2- 6 Quia odisti facta Nicolaïtarum, quæ et ego odi
-15 Ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaïtarum

NICOLAUS.

Nomen unius e septem primis diaconis, quem Ireneus, Tertullianus, Epiphanius, et alii asserunt fuisse auctorem sectæ Nicolaitarum hæreticorum, qui dicebant licitam esse fornicationem. Nicolaüm tamen ab hac hæresi et turpitudine excusant Clemens Alexandrinus, Eusebius, Augustinus, et ex recentioribus Baronius, Ribera et Blasius Viegas in eum locum Apocalypsis. Ob hoc dubium solus e septem diaconis Nicolaüs non est adscriptus sanctorum catalogo in Martyrologio.

Act. 6- 5 Elegerunt... et Nicolaüm advenam Antiochenum

NICOPOLIS.

In Epiro urbs ad Ambracii sinus fauces, Cæsaris Augusti victoria et Antonii Cleopatræque fuga et clade nobilis. Sanctus Paulus in Epistola ad Titum, ibi se hyematurum ait.

Tit. 3-12 Festina ad me venire Nicopolim: ibi enim statui hyemare

NIDIFICO.

Psal. 103-17 Illic passeres nidificabunt
Jerem. 22-23 Quæ sedes in Libano, et nidificas in cedris
48-28 Et estote quasi columba nidificans in summo
Ezech. 17-23 Volatile sub umbra frondium ej. nidificabit

NIDULUS.

Job. 29-18 Dicebamque: In nidulo meo moriar

NIDUS.

Num. 24-21 Sed si in petra posueris nidum tuum
Deut. 22- 6 In arbore vel in terra nidum avis inveneris
Tobiæ. 2-11 Ex nido hirundinum dormienti illi calida stercora inciderent super oculos
Job. 39-27 Aquila, et in arduis ponet nidum suum?
Psal. 83- 4 Et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos
Prov. 27- 8 Sicut avis transmigrans de nido suo
Eccli. 36-28 Quis credit ei qui non habet nidum
Isai. 10-14 Et invenit quasi nidum manus mea fortitud.
16- 2 Sicut avis fugiens et pulli de nido avolantes
Ezech. 31- 6 In ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia
Abdiæ. - 4 Et si inter sidera posueris nidum tuum
Habac. 2- 9 Ut sit in excelso nidus ejus
Matth. 8-20 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
Luc. 9-58 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
13-34 Quoties volui congregare filios tuos quemadmodum avis nidum suum sub pennis

NIGER. *Propheta doctorque Antiochiæ.*

Act. 13- 1 Barnabas, et Simon, qui vocabatur Niger

NIGER. *Adject.*

Gen. 30-35 Cunctum autem gregem unicolorem, id est, albi et nigri velleris
-40 Erant autem alba et nigra quæque, Laban
Levit. 13-31 Sin autem viderit... et capillum nigrum
-37 Si steterit macula, et capilli nigri fuerint
Cant. 1- 4 Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem
5-11 Comæ ejus... nigræ quasi corvus
Baruc. 6-20 Nigræ fiunt facies eorum a fumo
Zach. 6- 2 Equi rufi, et in quadriga secunda equi nigri
- 6 In qua erant equi nigri, egrediebantur in terram Aquilonis
Matth. 5-36 Quia non potes unum capillum album facere aut nigrum
Apoc. 6- 5 Ecce equus niger: et qui sedebat super ill.
-12 Sol factus est niger tanquam saccus cilicinus

NIGREDO.

Nahum. 2-10 Et facies omnium eorum sicut nigredo ollæ

NIGRESCO.

Ezech. 30-18 In Taphnis nigrescet dies, cum contrivero
32- 7 Et nigrescere faciam stellas ejus

NIHIL.

Gen. 19- 8 Dummodo viris istis nihil mali faciatis
26-29 Sicut et nos nihil tuorum attigimus
30-31 Quid tibi dabo? At ille ait: Nihil volo:
31-34 Scrutantique omne tentorium, et nihil invenienti
47-18 Absque corporibus et terra nihil habeamus
Exod. 9- 4 Ut nihil omnino pereat ex his quæ pertinent
- 6 De animalibus vero filiorum Israel nihil omnino periit
10-15 Nihilque omnino virens relictum est in lignis
12-16 Nihil operis facietis in eis, exceptis his
30-15 Dives non addet... et pauper nihil minuet
39-40 Nihil ex vasis defuit, quæ in ministerium
Levit. 23-31 Nihil ergo operis facietis in eo
Num. 11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi Man
18-20 In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis
-23 Nihil aliud possidebunt
Deut. 2- 7 Tecum Dom. Deus tuus, et nihil tibi defuit
5-22 Voce magna, nihil addens amplius
18- 2 Et nihil aliud accipient de possessione fratr.
22-26 Puella nihil patietur, nec est rea mortis
23-14 Et nihil in eis appareat fœditatis
28-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione

Josue 8-35 Nihil ex his quæ Moyses jusserat, reliquit
14- 3 Absque Levitis, qui nihil terræ acceperunt
Judic. 5-19 Et tamen nihil tulere prædantes
6- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant in Israël
8-11 Qui securi erant, et nihil adversi suspicabantur
11-26 Quare... nihil super hac repetitione tentastis?
14- 6 Discerpens, nihil omnino habens in manu
19-28 Qua nihil respondente, intelligens quod erat mortua, tulit eam
1 *Reg.* 20-22 Quia pax tibi est, et nihil est mali, vivit Do.
2 *Reg.* 12- 3 Pauper autem nihil habebat omnino
3 *Reg.* 6-22 Nihilque erat in templo quod non auro tegeretur
4 *Reg.* 20-15 Nihil est quod non monstraverim eis in thesauris meis
24-14 Nihilque relictum est, exceptis pauperibus
2 *Par.* 5-10 Nihilque erat aliud in arca, nisi duæ tabulæ
28-21 Et tamen nihil ei profuit
2 *Esdr.* 2-16 Usque ad id loci nihil indicaveram
5-12 Reddemus, et ab eis nihil quæremus
9-21 Pavisti eos in deserto, nihilque eis defuit
Tobiæ. 1- 4 Nihil tamen puerile gessit in opere
6-18 Nihil aliud, nisi orationibus vacabis cum ea
Judith. 8-33 Nihil aliud fiat, nisi oratio pro me ad Dominum nostrum
10- 8 Nihil tamen interrogantes eam, dimiserunt
Esth. 5-13 Cum hæc omnia habeam, nihil me habere puto
6- 3 Nihil omnino mercedis accepit
Job. 5- 6 Nihil in terra sine causa fit
7-16 Parce mihi, nihil enim sunt dies mei
10- 7 Et scias quia nihil impium fecerim
13- 9 Aut placebit ei quem celare nihil potest ?
20-21 Et propterea nihil permanebit de bonis ejus
22-17 Et quasi nihil posset facere Omnipotens
27-19 Dives, cum dormierit, nihil secum auferet
Aperiet oculos suos, et nihil inveniet
29-22 Verbis meis addere nihil audebant
32-14 Nihil locutus est mihi
Psal. 22- 1 Dominus regit me, et nihil mihi deerit
75- 6 Et nihil invenerunt omnes viri divitiarum
88-23 Nihil proficiet inimicus in eo
Prov. 3-30 Cum ipse tibi nihil mali fecerit
9-13 Plenaque illecebris, et nihil omnino sciens
13- 7 Est quasi dives, cum nihil habeat
14-15 Filio doloso nihil erit boni
19- 7 Qui tantum verba sectatur, nihil habebit
24-12 Et servatorem animæ tuæ nihil fallit
Eccle. 1-10 Nihil sub sole novum, nec valet quisquam
2-11 Vidi... et nihil permanere sub sole
3-19 Et nihil habet homo jumento amplius
-22 Et deprehendi nihil esse melius quam lætari
5-14 Et nihil auferet secum de labore suo
6- 2 Et nihil deest animæ suæ ex omnibus quæ desiderat
7-19 Quia qui timet Deum, nihil negligit
9- 5 Mortui vero nihil noverunt amplius
10-11 Nihil eo minus habet qui occulte detrahit
Cant. 8- 7 Quasi nihil despiciet eam
Sap. 1-11 Custodite ergo vos a murmuratione, quæ nihil prodest
7- 8 Et divitias nihil esse duxi in comparatione
-22 Acutus, quem nihil vetat, benefaciens
-25 Et ideo nihil inquinatum in eam incurrit
8- 7 Quibus utilius nihil est in vita hominibus
11-25 Et nihil odisti eorum quæ fecisti
17- 9 Nam etsi nihil illos ex monstris perturbabat
-11 Nihil e. est timor nisi proditio cogitationis
Eccli. 5- 1 Nihil enim proderit in tempore vindictæ
8-19 Quoniam quasi nihil est ante illum sanguis
10- 6 Ne memineris, et nihil agas in operibus injuriæ
- 9 Avaro autem nihil est scelestius
-10 Nihil est iniquius quam amare pecuniam
14- 6 Qui sibi invidet, nihil est illo nequius
17-26 A mortuo quasi nihil, perit confessio
18-33 Et est tibi nihil in sacculo : eris enim invidus
23-37 Quoniam nihil melius est quam timor Dei
Nihil dulcius quam respicere in mandatis
32-24 Fili, sine consilio nihil facias
33-30 Verum sine judicio nihil facias grave
34-16 Qui timet Dominum, nihil trepidabit
38-22 Et huic nihil proderis, et te ipsum pessimabis
39-25 Et nihil est mirabile in conspectu ejus
40- 6 Modicum tanquam nihil in requie
Isai. 44-10 Quis... sculptile conflavit ad nihil utile ?
Jerem. 2-37 Et nihil habebis prosperum in ea
23-32 Qui nihil profuerunt populo huic, dicit Do.
32- 5 Adv. Chaldæos, nihil prosperum habebitis
38-27 Cessaverunt ab eo : nihil e. fuerat auditum
39-10 Qui nihil penitus habebant
-12 Nihilque ei mali facias : sed, ut voluerit
Baruc. 6-45 Nihil aliud erunt, nisi id quod volunt esse
-53 Quia nihil possunt, sicut corniculæ
-69 Sicut in cucumerario formido nihil custodit
Ezech. 13- 3 Qui sequuntur spiritum s., et nihil vident
15- 5 Quanto magis cum illud ignis devoraverit, et combusserit, nihil ex eo fiet operis ?
18- 7 Debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit
Dan. 3-92 In medio ignis, et nihil corruptionis in eis est
-94 Quoniam nihil potestatis habuisset ignis
10-16 Et nihil in me remansit virium
-17 Nihil enim in me remansit virium
13-43 Et ecce morior, cum nihil horum fecerim
Amos. 6- 6 Nihil patiebantur super contritione Joseph
1 *Mac.* 8-26 Custodient mandata eorum, nihil ab eis accipientes
9-71 Et juravit se nihil facturum ei mali
11-36 Et nihil horum irritum erit ex hoc
-38 Siluit terra in conspectu suo, et nihil ei resistit
2 *Mac.* 4-15 Et patrios quidem honores nihil habentes
-25 Venit, nihil quidem habens dignum sacerdotio
-27 De pecuniis vero regi promissis, nihil agebat
12- 4 Pacisque causa nihil suspectum habentibus
14-23 Morabatur autem Nicanor Jerosolymis, nihilque inique agebat
-28 Irrita faceret, nihil læsus a viro
Matth. 10-26 Nihil e. est opertum, quod non revelabitur
17-19 Et transibit, et nihil impossibile erit vobis
21-19 Et nihil invenit in ea nisi folia tantum, et ait
23-16 Quicumque juraverit per templum, nihil est
-18 Et quicumque juraverit in altari, nihil est
26-62 Ait illi : Nihil respondes ad ea quæ isti adversum te testificantur ?
27-12 Et cum accusaretur... nihil respondit
-19 Nihil tibi, et Justo illi ; multa e. passa sum
-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret
Marc. 7-15 Nihil est extra hominem introiens in eum
11-13 Cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia
15- 5 Jesus autem amplius nihil respondit
Luc. 3-13 Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis
4- 2 Et nihil manducavit in diebus illis
-35 Exiit ab illo, nihilque illum nocuit
5- 5 Per totam noctem laborantes nihil cepimus
6-35 Et mutuum date, nihil inde sperantes
9- 3 Ait ad illos : Nihil tuleritis in via
10-19 Et nihil vobis nocebit
12- 2 Nihil a. opertum est, quod non reveletur
18-34 Et ipsi nihil horum intellexerunt
22-36 At illi dixerunt : Nihil. Dixit ergo eis
23- 4 Nihil invenio causæ in hoc homine
- 9 At ipse nihil illi respondebat
-15 Et ecce nihil dignum morte actum est ei
-41 Digna factis recipimus : hic vero nihil mali gessit
Joan. 1- 3 Et sine ipso factum est nihil quod factum est
7-26 Et ecce palam loquitur, et nihil ei dicunt
8-28 Quia ego sum, et a me ipso facio nihil
-54 Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est
12-19 Videtis quia nihil proficimus ?
15- 5 Quia sine me nihil potestis facere
18-20 Conveniunt : et in occulto locutus sum nihil
21- 3 Et illa nocte nihil prendiderunt
Act. 4-14 Nihil poterant contradicere
8-24 Ut nihil veniat super me horum quæ dixistis
9- 8 Apertisque oculis nihil videbat
10-20 Descende, et vade cum eis nihil dubitans
11-12 Dixit autem Spiritus mihi ut irem cum illis, nihil hæsitans
15- 9 Et nihil discrevit inter nos et illos
-28 Nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc
16-28 Nihil tibi mali feceris : universi e. hic sumus
17-21 Ad nihil aliud vacabant, nisi aut dicere
18-17 Et nihil eorum Gallioni curæ erat
19-36 Oportet vos sedatos esse, et nihil temere agere
20-20 Quomodo nihil subtraxerim utilium
23- 9 Nihil mali invenimus in homine isto
-14 Devotione devovimus nos nihil gustaturos
-29 Nihil vero dignum morte aut vinculis habentem criminis
25-11 Si vero nihil est eorum quæ hi accusant me
-25 Comperi nihil dignum morte eum admisisse
26-22 Nihil extra dicens quam ea quæ prophetæ
-26 Latere enim eum nihil horum arbitror
-31 Quia nihil morte... dignum quid fecit
27-33 Jejuni permanetis, nihil accipientes
28- 5 Et ille quidem... nihil mali passus est
- 6 Et videntibus nihil mali in eo fieri
-17 Ego, viri fratres, nihil adversus plebem faciens
Rom. 8- 1 Nihil ergo nunc damnationis est iis
Rom. 14-14 Quia nihil commune per ipsum
1 *Cor.* 1- 7 Ita ut nihil vobis desit in ulla gratia
4- 4 Nihil enim mihi conscius sum
7-19 Circumcisio nihil est, et præputium nihil est
8- 4 Scimus quia nihil est idolum in mundo
10-25 Nihil interrogantes propter conscientiam
-27 Nihil interrogantes propter conscientiam
13- 2 Charitatem autem non habuero, nihil sum
- 3 Charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest
14-10 Sunt in hoc mundo : et nihil sine voce est
2 *Cor.* 6-10 Tanquam nihil habentes, et omnia possidentes
11- 5 Existimo e. nihil me minus fecisse a magnis
12- 5 Pro me autem nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis
-11 Nihil enim minus fui ab iis, qui sunt supra modum Apostoli : tametsi nihil sum
13- 7 Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis
Galat. 2- 6 Quales aliquando fuerint, nihil mea interest
Mihi enim... nihil contulerunt
4- 1 Nihil differt a servo, cum sit dominus omn.
-12 Fratres, obsecro vos : nihil me læsistis
5- 2 Christus vobis nihil proderit
-10 Ego confido... quod nihil aliud sapietis
6- 3 Cum nihil sit, ipse se seducit
Philip. 2- 3 Nihil per contentionem, neque per inanem gloriam
4- 6 Nihil solliciti sitis : sed in omni oratione
2 *Thes.* 3-11 Nihil operantes, sed curiose agentes
1 *Tim.* 4- 4 Et nihil rejiciendum quod cum gratiarum actione percipitur
5-21 Nihil faciens in alteram partem declinando
6- 4 Superbus est, nihil sciens, sed languens
- 7 Nihil enim intulimus in hunc mundum
2 *Tim.* 2-14 Noli contendere verbis : ad nihil e. utile est
Tit. 1-15 Et infidelibus nihil est mundum
2- 8 Vereatur, nihil habens malum dicere de nobis
3-13 Apollo sollicite præmitte, ut nihil illis desit
Phile. -14 Sine consilio autem tuo nihil volui facere
Hebr. 2- 8 Nihil dimisit non subjectum ei
7-14 In qua tribu nihil de sacerdotibus Moyses locutus est
-19 Nihil enim ad perfectum adduxit lex
Jacob. 1- 6 Postulet autem in fide nihil hæsitans
3 *Joan.* - 7 Profecti sunt, nihil accipientes a gentibus
Apoc. 2-10 Nihil horum timeas quæ passurus es

NIHILI *et* NIHILUM.

2 *Reg.* 23- 7 Succensæ comburentur usque ad nihilum
2 *Par.* 9-20 Argentum enim... pro nihilo reputabatur
Judith. 13-22 Quia per te ad nihilum redegit inimicos n.
Esth. 3- 6 Et pro nihilo duxit in unum Mardochæum mittere manus suas
Job. 16- 8 Et in nihilum redacti sunt omnes artus mei
17- 7 Membra mea quasi in nihilum redacta sunt
26- 7 Et appendit terram super nihilum
30- 2 Quor. virtus manuum mihi erat pro nihilo
-15 Redactus sum in nihilum
Psal. 14- 4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus
38- 6 Et substantia mea tanquam nihilum ante te
55- 8 Pro nihilo salvos facies illos
57- 8 Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens
58- 9 Ad nihilum deduces omnes gentes
59-14 Et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos
72-20 Imaginem ipsorum ad nihilum rediges
-22 Et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi
77-59 Sprevit : et ad nihilum redegit valde Israël
80-15 Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem
89- 5 Quæ pro nihilo habentur, eorum anni erunt
105-24 Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem
107-14 Et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros
Prov. 10-20 Cor autem impiorum pro nihilo
Sap. 2- 2 Quia ex nihilo nati sumus, et post hoc erimus
3-17 In nihilum computabuntur
4- 5 Acerbi ad manducandum, et ad nihilum apti
9- 6 Si ab illo abfuerit sapientia tua, in nihilum computabitur
Isai. 30-28 Ad perdendas gentes in nihilum
34-11 Ut redigatur ad nihilum, et perpendiculum
-12 Et omnes principes ejus erunt in nihilum
40-17 Et quasi nihilum et inane reputatæ sunt ei
-22 Qui extendit velut nihilum cœlos
41-24 Ecce vos estis ex nihilo, et opus vestr. ex eo
59- 4 Confidunt in nihilo, et loquuntur vanitates
63-18 Quasi nihilum possederunt populum sanctum tuum
Jerem. 4-23 Aspexi terram, et ecce vacua erat, et nihili
10-24 Ne forte ad nihilum redigas me
51-58 Et labores populorum ad nihilum... erunt
Ezech. 26-21 In nihilum redigam te, et non eris

Ezech. 27-36 Ad nihilum deducta es, et non eris usque in perpetuum
28-19 Nihili factus es, et non eris in perpetuum
Dan. 4-32 Apud eum in nihilum reputati sunt
Amos. 6-14 Qui lætamini in nihilo : qui dicitis
1 Mac. 1-41 Conversi sunt... honores ejus in nihilum
2 Mac. 7-12 Quod tanquam nihilum duceret cruciatus
-28 Et intelligas quia ex nihilo fecit illa Deus
Matth. 5-13 Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras
Act. 5-36 Dissipati sunt, et redacti ad nihilum
19-27 Dianæ templum in nihilum reputabitur

NIHILOMINUS.

Gen. 8-12 Expectavitq. nihilominus septem alios dies
Num. 15-25 Nihilominus offerentes incensum Domino
22-26 Et nihilominus Angelus ad locum angustum transiens
Josue. 14- 8 Et nihilominus ego secutus sum Dominum
Judic. 7-22 Et nihilominus insistebant trecenti viri
19- 7 Et nihilominus obnixe eum socer tenuit
4 Reg. 7- 4 Nihilominus moriemur
17-32 Et nihilominus colebant Dominum
-41 Sed nihilominus et idolis suis servientes
Hebr. 6- 5 Gustaver. nihilominus bonum Dei verbum

NIL.

Prov. 10- 2 Nil proderunt thesauri impietatis

NILUS.

Fluvius Ægypti. Quidquid olim jactatum sit de ignotis Nili fontibus, nunc compertum est oriri ex duobus fontibus ad radices Lunæ montium, ad Meridiem lacus ingentis, quem impermixtis aquis mox præterfluit agros fecundans exundatione ; et deinde per septem ostia in mare se exonerat.

Isai. 23- 3 In aquis multis semen Nili, messis fluminis

NIMBUS.

Luc. 12-54 Statim dicitis : Nimbus venit : et ita fit

NIMIETAS.

Sap. 4- 4 Et a nimietate ventorum eradicabuntur

NIMIRUM.

Job. 12- 7 Nimirum interroga jumenta, et docebunt te

NIMIS.

Gen. 7-19 Et aquæ prævaluerunt nimis super terram
12-14 Viderunt... quod esset pulchra nimis
13-13 Pessimi erant et peccatores coram Do. nimis
15- 1 Noli timere, Abram, ego protector tuus sum, et merces tua magna nimis
17- 2 Et multiplicabo te vehementer nimis
18-20 Et peccatum eorum aggravatum est nimis
24-16 Puella decora nimis, virgoque pulcherrima
41- 2 Septem boves, pulchræ et crassæ nimis
-18 Pulchras nimis, et obesis carnibus
43-33 Et mirabantur nimis
47-27 Auctusque est et multiplicatus nimis
Exod. 1- 7 Ac roborati nimis, impleverunt terram
-20 Et crevit populus, confortatusque est nimis
9-18 En pluam cras... grandinem multam nimis
-35 Et ingravatum est cor ejus et servorum illius, et induratum nimis
11- 9 Et exivit a Pharaone iratus nimis
12-38 Et animantia diversi generis multa nimis
Num. 11-33 Percussit eum plaga magna nimis
14-39 Et luxit populus nimis
Josue. 11- 4 Egressique sunt... populus multus nimis sicut arena
Judic. 3-17 Erat autem Eglon crassus nimis
10- 9 Afflictusque est Israël nimis
11-33 Quæ est vineis consita, plaga magna nimis
13- 6 Habens vultum angelicum, terribilis nimis
14-19 Iratusque nimis ascendit in domum patris
1 Reg. 1-15 Nam mulier infelix nimis ego sum
2-17 Erat ergo peccatum puerorum grande nimis
4-10 Et facta est plaga magna nimis
5- 9 Fiebat manus Domini per singulas civitates interfectionis magnæ nimis
11- 6 Et iratus est furor ejus nimis
12-19 Et timuit omnis populus nimis Dominum
14-20 Versus fuerat gladius uniuscujusque ad proximum suum, et cædes magna nimis
-31 Defatigatus est autem populus nimis
17-11 Stupebant, et metuebant nimis
18- 8 Iratus est autem Saül nimis, et displicuit
-15 Vidit itaque Saül quod prudens esset nimis
-30 Et celebre factum est nomen ejus nimis
25- 2 Et homo ille magnus nimis
-36 Cor Nabal jucundum : erat e. ebrius nimis
26-21 Stulte egerim, et ignoraverim multa nimis
28- 5 Et timuit, et expavit cor ejus nimis
1 Reg. 28-15 Et ait Saül : Coarctor nimis
2 Reg. 1-26 Doleo super te, frater mi Jonatha, decore nimis
3- 8 Qui iratus nimis propter verba Isboseth, ait
-22 Cæsis latronibus, cum præda magna nimis
8- 8 Tulit rex David æs multum nimis
12- 5 Iratus... adversus hominem illum nimis
13-15 Exosam eam habuit Amnon odio magno nimis
-36 Servi ejus fleverunt ploratu magno nimis
14-25 Vir non erat pulcher... et decorus nimis
18-17 Et comportaverunt super eum acervum lapidum magnum nimis
19-32 Fuit quippe vir dives nimis
24-10 Quia stulte egi nimis
-14 Dixit autem David ad Gad : Coarctor nimis
3 Reg. 1- 4 Erat autem puella pulchra nimis, dormiebatque cum rege
-15 Rex autem senuerat nimis
2-12 Et firmatum est regnum ejus nimis
4-29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni et prudentiam multam nimis
10- 2 Camelis portantibus.. aurum infinitum nimis
-10 Aromata multa nimis et gemmas pretiosas
-11 Attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis
-18 Et vestivit eum auro fulvo nimis
4 Reg. 14-26 Vidit e. Do. afflictionem Isr. amaram nimis
21-16 Insuper et sanguinem innoxium fudit Manasses multum nimis
1 Par. 16-25 Quia magnus Dominus et laudabilis nimis
21- 8 Peccavi nimis ut hoc facerem
23-17 Porro filii Rohobia multiplicati sunt nimis
2 Par. 2- 9 Domus enim... magna est nimis et inclyta
9- 9 Dedit a. regi... aromata multa nimis
32-29 Eo quod dedisset ei Dominus substantiam multam nimis
1 Esdr. 10- 1 Cœtus grandis nimis virorum et mulierum
2 Esdr. 2- 2 Et timui valde ac nimis
4- 1 Et motus nimis subsannavit Judæos
- 7 Et Azotii, quod obducta esset cicatrix muri Jerusalem... irati sunt nimis
5- 2 Filii nostri, et filiæ nostræ multæ sunt nimis
- 6 Iratus sum nimis cum audissem clamorem
7- 4 Civitas autem erat lata nimis et grandis
8-17 Et fuit lætitia magna nimis
11-14 Et fratres eorum potentes nimis
Tobiæ. 10- 3 Cœpit autem contristari nimis ipse, et Anna
Judith. 2-10 Argentum de domo regis assumpsit multum nimis
8- 7 Erat autem eleganti aspectu nimis
10- 7 Stupent. mirati sunt nimis pulchritudinem
-14 Quoniam pulchritudinem ejus mirabantur nimis
12-20 Bibitque vinum multum nimis
Esth. 2- 7 Pulchra nimis, et decora facie
Job. 1- 3 Et quingentæ asinæ ac familia multa nimis
8- 7 Et novissima tua multiplicentur nimis
Psal. 37- 9 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis
45- 2 In tribulationibus quæ invener. nos nimis
47- 2 Magnus Dominus et laudabilis nimis
77-29 Et manducaverunt et saturati sunt nimis
78- 8 Quia pauperes facti sumus nimis
91- 6 Nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ
92- 5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis
95- 4 Magnus Dominus et laudabilis nimis
96- 9 Nimis exaltatus es super omnes deos
106-38 Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis
108-30 Confitebor Domino nimis in ore meo
111- 1 In mandatis ejus volet nimis
115-10 Ego autem humiliatus sum nimis
118- 4 Tu mandasti mandata tua custodiri nimis
-96 Vidi finem : latum mandatum tuum nimis
-138 Mandasti justitiam... et veritatem tuam nimis
138-14 Opera tua, et anima mea cognoscit nimis
-17 Mihi a. nimis honorificati sunt amici tui
Nimis confortatus est principatus eorum
141- 7 Quia humiliatus sum nimis
144- 3 Magnus Dominus et laudabilis nimis
Eccli. 1- 8 Et rex potens et metuendus nimis
17-23 Nimis odito execrationem
21- 5 Domus quæ nimis locuples est, annulabitur
Isai. 31- 1 Et super equitibus, quia prævalidi nimis
Jerem. 2-36 Quam vilis facta es nimis, iterans vias tuas !
18-13 Talia horribilia quæ fecit nimis virgo Israël
24- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis
40-12 Et collegerunt vinum et messem multam nimis
48-16 Et malum ejus velociter accurret nimis
50-12 Confusa est mater vestra nimis
Ezech. 9- 9 Iniquitas domus Isr...magna est nimis valde
16-13 Et decora facta es vehementer nimis
27-25 Et repleta es et glorificata nimis in corde maris
37-10 Exercitus grandis nimis valde
Ezech. 40- 2 Dimisit me super montem excelsum nimis
47- 7 Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis
Dan. 3-22 Fornax autem succensa erat nimis
7- 7 Terribilis, atque mirabilis, et fortis nimis
-19 Dissimilis valde ab omnibus et terribilis nimis
8- 8 Hircus a. caprarum magnus factus est nimis
11-25 Et rex Austri provocabitur ad bellum multis auxiliis et fortibus nimis
13- 2 Et accepit uxorem nomine Susannam, filiam Helciæ, pulchram nimis
-31 Susan. erat delicata nimis, et pulchra specie
Joel. 2-11 Multa sunt nimis castra ejus, quia fortia
Soph. 1-14 Dies Dom. magnus, juxta est et velox nimis
1 Mac. 1- 4 Et congregavit... exercitum fortem nimis
5-38 In circuitu nostro sunt, exercitus multus nimis
10-22 Et contristatus est nimis, et ait
-50 Et invaluit prælium nimis, donec occidit sol
16- 7 Equitatus adversariorum copiosus nimis
Matth. 8-28 De monumentis exeuntes, sævi nimis
Marc. 9- 2 Splendentia, et candida nimis velut nix

NIMIUM.

Gen. 39-19 Nimium credulus verbis conjugis, iratus est
Sap. 17-17 Sonus suavis, aut vis aquæ decurrentis nimium
Eccli. 6-21 Quam aspera est nimium sapientia indoctis
19-24 Et est qui se nimium submittit

NIMIUS, A, UM.

Gen. 45- 3 Non poterant respondere fratres, nimio terrore perterriti
48-10 Oculi enim Israël caligabant præ nimia senectute
Deut. 28-56 Propter mollitiem et teneritudinem nimiam
Josue. 9-12 Facti sunt, et vetustate nimia comminuti
1 Reg. 31- 4 Fuerat enim nimio terrore perterritus
3 Reg. 7-47 Propter multitudinem autem nimiam
20-13 Vidisti omnem multitudinem hanc nimiam
4 Reg. 12-10 Cumque viderent nimiam pecuniam esse
1 Par. 21-30 Nimio enim fuerat timore perterritus
2 Par. 16- 8 Libyes multo plures erant, quadrigis et equitibus et multitudine nimia
-14 Combusserunt super eum ambitione nimia
2 Esdr. 4-10 Et humus nimia est, et nos non poterimus
Judith. 5- 2 Et furore nimio exarsit in iracundia magna
13- 4 Jacebat in lecto, nimia ebrietate sopitus
Esth. 1-10 Et post nimiam potationem incaluisset mero
-12 Unde iratus rex, et nimio furore succensus
15- 6 Quasi præ deliciis et nimia teneritudine corpus suum ferre non sustinens
- 8 Tristem celabat animum, et nimio timore contractum
Job. 24-19 Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium
31-34 Si expavi ad multitudinem nimiam
Sap. 10-18 Et transvexit illos per aquam nimiam
13- 2 Aut nimiam aquam, aut solem et lunam
17- 3 Et cum admiratione nimia perturbati
19- 7 Et campus germinans de profundo nimio
Eccli. 31-20 Et noli nimius esse, ne forte offendas
Ezech. 24-12 Et non exivit de ea nimia rubigo ejus
32-10 Et reges eorum horrore nimio formidabunt
47-10 Sicut pisces maris magni, multitudinis nimiæ
Dan. 4- 7 Arbor in medio terræ, et altitudo ejus nimia
- 9 Folia ejus pulcherrima, et fructus ejus nimius
-18 Rami ej. pulcherrimi, et fructus ejus nimius
10- 7 Sed terror nimius irruit super eos, et fuger.
11- 2 Et quartus ditabitur opibus nimiis super omnes
-11 Et præparabit multitudinem nimiam
-13 Properans cum exercitu magno et opibus nimiis
2 Mac. 7-42 Et de nimiis crudelitatibus satis dictum est
Ephes. 2- 4 Propter nimiam charitatem suam qua dilexit nos

NINIVE.

Metropolis Assyriorum, a Nemrod vel ab Assur fundata ad Tigris Occasum, et a Nino eo usque amplificata, ut, Diodoro Siculo teste, 480 stadiorum, apud nos autem 18 leucarum Gallicarum esset ejus circumferentia, et ad sexcenta millia numerus incolarum. Eversa est primum ab Arbace sub Sardanapalo, dein a Nabopolassaro Nabuchodonosoris patre; sed postea aliquatenus restituta. Tobias ait se per captivitatem devenisse cum uxore sua et filio suo in civitatem Niniven. Niniven civitatem magnam, utpote trium dierum itinere, vocat ipsemet Jonas, qui ad eam a Deo missus est ut pœnitentiam prædicaret.

Ninivitis pœnitentibus in cinere et sacco Deus pepercit.

Gen. 10-11 Et ædificavit Niniven et plateas civitatis
-12 Resen quoque inter Niniven et Chale
4 Reg. 19-36 Et reversus est Sennacherib rex Assyriorum, et mansit in Ninive
Tobiæ. 1-11 Cum per captivitatem devenisset cum uxore sua et filio in civitatem Niniven
7- 3 Ex tribu Neph. sumus, ex captivitate Ninive
11- 1 Quæ est in medio itinere contra Niniven
14- 2 Sepultus est honorifice in ninive
- 6 Prope erit interitus Ninive : non e. excidit
-14 Tobias abscessit ex Ninive cum uxore sua
Judith. 1- 5 Qui regnabat in Ninive civitate magna
Isai. 37-37 Et abiit, et reversus est Sennacherib rex Assyriorum, et habitavit in Ninive
Jonæ. 1- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem grand.
3- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem magn.
- 3 Et abiit in Niniven juxta verbum Domini
Et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum
- 4 Adhuc quadrag. dies et Ninive subvertetur
- 6 Et pervenit verbum ad regem Ninive
- 7 Et dixit in Ninive ex ore regis et principum
4-11 Et ego non parcam Ninive civitati magnæ
Nahum. 1- 1 Onus Ninive : Liber visionis Nahum Elcesæi
2- 8 Et Ninive quasi piscina aquarum aquæ ejus
3- 7 Resiliet a te, et dicet : Vastata est Ninive

NINIVITÆ.

Jonæ. 3- 5 Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum
Matth. 12-41 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista
Luc. 11-30 Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis
-32 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hac

NISAN.

Mensis Hebræorum respondens nostro Martio.

2 Esdr. 2- 1 Factum est a. in mense Nisan, anno viges.
Esth. 3- 7 Mense primo (cujus vocabulum est Nisan)
-12 Vocatique sunt scribæ regis mense primo Nisan
11- 2 Prima die mensis Nisan

NISI.

Gen. 3-11 Nisi quod ex ligno, de quo præceperam tibi ne comederes, comedisti
28-15 Nisi complevero universa quæ dixi
-17 Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli
30-15 Nisi etiam mandragoras filii mei tuleris
31-42 Nisi Deus patris mei Abraham... affuisset
32-26 Non dimittam te, nisi benedixeris mihi
39- 6 Nec quidquam aliud noverat, nisi panem quo vescebatur
43- 3 Nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis
- 9 Nisi reduxero, et reddidero eum tibi
44-23 Nisi venerit frater vester minimus vobiscum
-32 Nisi reduxero eum, peccati reus ero in patrem
Exod. 3-19 Quod non dimittet vos... nisi per manum validam
33-16 Nisi ambulaveris nobiscum, ut glorificemur
Levit. 5- 1 Nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam
16- 3 Nisi hæc ante fecerit : Vitulum pro peccato
21- 2 Nisi tantum in consanguineis ac propinquis
Num. 11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi Man
16-13 Nisi et dominatus fueris nostri
22-33 Nisi asina declinasset de via, dans locum
-38 Nisi quod Deus posuerit in ore meo
23-12 Num aliud possum loqui, nisi quod jusserit D.
26-65 Nisi Caleb filius Jephone et Josue filius Nun
35-33 Nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem
Deut. 10-12 Nisi ut timeas Dominum Deum tuum
28-58 Nisi custodieris et feceris omnia verba legis
Josue. 14- 4 Nec acceperunt... nisi urbes ad habitandum
Judic. 7-14 Nisi gladius Gedeonis filii Joas viri Israëlitæ
11-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor
19-19 Nulla re indigemus nisi hospitio
Ruth. 3-18 Neque enim cessabit homo nisi compleverit
1 Reg. 18- 8 Quid ei superest, nisi solum regnum ?
-25 Nisi tantum centum præputia Philisthinor.
19-11 Nisi salvaveris te nocte hac, cras morieris
20- 2 Nisi prius indicaverit mihi
21- 6 Neque enim erat ibi panis, nisi tantum panes propositionis
25-34 Nisi cito venisses in occursum mihi
26-10 Nisi Dominus percusserit eum
29- 4 Quomodo enim aliter poterit placare dominum suum, nisi in capitibus nostris ?
30-17 Non evasit... nisi quadringenti viri adolescentes
2 Reg. 3- 9 Nisi quomodo juravit Dominus David
5- 6 Nisi abstuleris cæcos et claudos dicentes
7-19 Nisi loquereris etiam de domo servi tui
19-28 Nisi morti obnoxia domino meo regi
3 Reg. 8- 9 In arca autem non erat aliud, nisi duæ tabulæ lapideæ
17- 1 Si erit annis his ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba
-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ
19- 2 Nisi hac hora cras posuero animam tuam
22-16 Ut non loquaris mihi nisi quod verum est
-31 Nisi contra regem Israël solum
4 Reg. 4- 2 Non habeo... nisi parum olei, quo ungar
5-15 Vere scio quod non sit alius Deus in universa terra, nisi tantum in Israël
-17 Non e. faciet.. victimam diis alienis, nisi Do.
7-10 Nisi equos et asinos alligatos, et fixa tentoria
9-35 Non invenerunt nisi calvariam et pedes
13- 7 Nisi quinquaginta equites et decem currus
14- 4 Nisi hoc tantum, quod excelsa non abstulit
17-18 Et non remansit nisi tribus Juda tantummodo
1 Par. 15- 2 Tunc dixit David : Illicitum est ut a quocumque portetur arca Dei nisi a Levitis
2 Par. 5-10 Nihilque erat aliud in arca, nisi duæ tabulæ quas posuerat Moyses
18-15 Ut mihi non loquaris, nisi quod verum est
-30 Ne pugnetis... nisi contra solum regem Isr.
21-17 Nec remansit ei filius, nisi Joachaz
23- 6 Nisi sacerdotes et qui ministrant de Levitis
2 Esdr. 2-12 Non erat mecum, nisi animal cui sedebam
Tobiæ. 6-18 Nihil aliud, nisi orationibus, vacabis cum ea
7-10 Nisi prius petitionem meam confirmes
Judith. 5-17 Nisi quando recessit a cultu Domini Dei sui
6- 2 Quoniam non est Deus, nisi Nabuchodonos.
8-33 Nihil aliud fiat, nisi oratio pro me ad Dom.
Esth. 2-14 Nisi voluisset rex, et eam venire jussisset
4-11 Nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit pro signo clementiæ
6- 6 Nullum alium rex, nisi se, vellet honorare
14-14 Null. aliud auxilium habentem, nisi te, Do.
-18 Et nunquam læta sit ancilla tua... nisi in te, Domine Deus Abraham
Job. 1-11 Nisi in faciem benedixerit tibi
Psal. 7-13 Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit
93-17 Nisi quia Dominus adjuvit me
118-92 Nisi quod lex tua meditatio mea est
123- 1 Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israël
- 2 Nisi quia Dominus erat in nobis
126- 1 Nisi Dominus ædificaverit domum
Nisi Dominus custodierit civitatem
Prov. 4-16 Non enim dormiunt, nisi malefecerint
Et rapitur somnus ab eis, nisi supplantaver.
18- 2 Nisi ea dixeris quæ versantur in corde ejus
Eccle. 3-12 Et cognovi quod non esset melius nisi lætari
5-10 Et quid prodest possessori, nisi quod cernit divitias oculis suis
6- 8 Quid pauper, nisi ut pergat illuc, ubi est vita
8-15 Quod non esset homini bonum sub sole, nisi quod comederet, et biberet
Cant. 7- 1 Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum ?
Sap. 7-28 Nisi eum qui cum sapientia inhabitat
8-21 Non possem esse continens, nisi Deus det
9-17 Nisi tu dederis sapientiam, et miseris Spiritum
11-26 Posset aliquid permanere, nisi tu voluisses ?
17-11 Nihil e. est timor nisi proditio cogitationis
Eccli. 7- 6 Nisi valeas virtute irrumpere iniquitates
-30 Memento quoniam nisi per illos natus non fuisses
8-20 Non e. poterunt diligere nisi quæ eis placent
34- 6 Nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio
-28 Unus destruens : quid prodest illis nisi labor
36- 2 Ut cognoscant quia non est Deus nisi tu
-13 Ut cognoscant quia non est Deus nisi tu
Isai. 1- 9 Nisi Dominus exercituum reliquisset nobis semen
5- 9 Nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes
42-19 Quis cæcus, nisi servus meus ? et surdus, nisi ad quem nuntios meos misi ? quis cæcus, nisi qui venumdatus est ? et quis cæcus, nisi servus Domini ?
66- 2 Ad quem a. respiciam, nisi ad pauperculum
Jerem. 44-14 Non revertentur nisi qui fugerint
49-20 Nisi dissipaverint cum eis habitaculum eor.
50-45 Nisi detraxerint eos parvuli gregum
Nisi dissipatum fuerit cum ipsis habitaculum eorum
Baruc. 6-23 Nisi aliquis exterserit æruginem, non fulgebunt
-45 Nisi id quod volunt esse sacerdotes
Ezech. 5-11 Nisi pro eo quod sanctum meum violasti
44-25 Ne polluantur, nisi ad patrem et matrem
Dan. 2- 5 Nisi indicaveritis mihi somnium et conjecturam ejus
6- 5 Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem, nisi forte in lege Dei sui
- 7 Nisi a te, rex, mittatur in lacum leonum
-12 Qui rogaret quemquam de diis et hominibus... nisi te, rex
10-21 Et nemo est adjutor meus... nisi Michaël princeps vester
14- 7 Nisi dixeritis mihi, quis est qui comedat
-11 Nisi inveneris omnia comesta a Bel
Amos. 3- 3 Numquid ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis ?
- 4 Numquid rugiet leo in saltu, nisi habuerit prædam ?
De cubili suo, nisi aliquid apprehenderit
- 7 Nisi revelaverit secretum suum ad servos s.
Zach. 9-17 Quid pulchrum ejus, nisi frumentum electorum ?
Malac. 2-15 Et quid unus quærit, nisi semen Dei ?
1 Mac. 3-53 Quomodo poterimus... nisi tu, Deus, adjuves nos ?
6-27 Et nisi præveneris eos velocius
7-35 Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus
9- 6 Et non remanserunt ex eis nisi octingenti viri
10-38 Et non obediant alii potestati, nisi summi sacerdotis
11-70 Et nemo relictus est eis, nisi Mathathias
2 Mac. 5-18 Alioquin nisi contigisset eos multis peccatis esse involutos
12-44 Nisi enim eos, qui ceciderant, resurrecturos speraret : superfluum videretur
14-33 Nisi Judam mihi vinctum tradideritis
Matth. 5-13 Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras
-20 Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum
11-27 Et nemo novit Filium, nisi Pater
Neque Patrem quis novit, nisi Filius
12- 4 Quos non licebat ei edere, neque his qui cum eo erant, nisi solis sacerdotibus
-24 Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub
-29 Nisi prius alligaverit fortem
-39 Et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
13-57 Non est propheta sine honore, nisi in patria
14-17 Non habemus hic nisi quinque panes
15-24 Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt
16- 4 Signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
17- 8 Neminem viderunt, nisi solum Jesum
-20 Hoc a. genus non ejicitur, nisi per orationem
18- 3 Nisi conversi fueritis, et efficiamini sicut parvuli
19- 9 Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornication., et aliam duxerit, mœchatur
21-19 Nihil invenit in ea nisi folia tantum, et ait illi
24-22 Et nisi breviati fuissent dies illi
-36 Neque Angeli cœlorum, nisi solus Pater
26-42 Si non potest hic calix transire nisi bibam
Marc. 2- 7 Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus ?
-26 Quos non licebat manducare, nisi sacerdot.
3-27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget
5-37 Non admisit quemq. se sequi, nisi Petrum
6- 4 Non est propheta sine honore, nisi in patria
- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
- 8 Ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum
7- 3 Nisi crebro laverint manus, non manducant
- 4 Et a foro nisi baptizentur, non comedunt
8-14 Et nisi unum panem non habebant secum
9- 7 Nemin. amplius viderunt nisi Jesum tantum
- 8 Nisi cum Filius hom. a mortuis resurrexerit
-28 Hoc genus in nullo potest exire, nisi in oratione et jejunio
10-18 Nemo bonus, nisi unus Deus
13-32 Neq. Angeli in cœlo, neq. Filius, nisi Pater
Luc. 2-26 Nisi prius videret Christum Domini
4-26 Et ad nullam illarum missus est Elias, nisi in Sarepta Sidoniæ, ad mulierem
-27 Et nemo eorum mundatus est, nisi Naaman
5-21 Quis potest dimittere pecc. nisi solus Deus ?
6- 4 Quos non licet manducare, nisi tantum sacerdotibus
8-51 Non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem
9-13 Nisi forte nos eamus, et emamus
10-22 Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater ; et quis sit Pater, nisi Filius
11-29 Non dabitur ei, nisi signum Jonæ prophetæ
12-49 Et quid volo nisi ut accendatur ?
13- 3 Sed nisi pœnitentiam habueritis... peribitis
17-18 Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena
18-19 Nemo bonus, nisi solus Deus
Joan. 3- 2 Quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo

Joan. 3- 3 Nisi quis renatus fuerit denuo, non potest
- 5 Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
-13 Nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis
-27 Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de cœlo
4-48 Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
5-19 Nisi quod viderit Patrem facientem
6-22 Vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una
-44 Nisi Pater, qui misit me, traxerit eum
-46 Nisi is, qui est a Deo, hic vidit Patrem
-66 Nisi fuerit ei datum a Patre meo
7-51 Nisi prius audierit ab ipso, et cognoverit
9-33 Nisi esset hic a Deo, non poterat facere
10-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet
12-24 Nisi granum frumenti cadens in terram
13-10 Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet
14- 6 Nemo venit ad Patrem, nisi per me
15- 4 Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite : sic nec vos, nisi in me manseritis
17-12 Et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis
19-11 Nisi tibi datum esset desuper
-15 Non habemus regem, nisi Cæsarem
20-25 Nisi videro in manibus ej. fixuram clavorum
Act. 11-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
15- 1 Quia nisi circumcidamini secundum morem
17-21 Ad nihil aliud vacabant, nisi aut dicere
20-23 Nisi quod Spiritus sanctus.. mihi protestatur
24-21 Nisi de una hac solummodo voce qua clamavi
27-31 Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis
Rom. 7- 7 Sed peccatum non cognovi, nisi per legem
Nesciebam, nisi lex diceret : Non concupisces
9-29 Nisi Dom. sabaoth reliquisset nobis semen
10-15 Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur?
11-15 Quæ assumptio, nisi vita ex mortuis ?
13- 1 Non est enim potestas nisi a Deo
- 8 Quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis
14-14 Nisi ei qui existimat quid commune esse
1 Cor. 1-14 Neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum
2- 2 Nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum
-11 Quis e. hominum scit quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est ?
Nemo cognovit, nisi spiritus Dei
7- 5 Nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis
-17 Nisi unicuique sicut divisit Dominus
8- 4 Scimus... et quod nullus est Deus, nisi unus
10-13 Tentatio vos non apprehendat nisi humana
12- 3 Et nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu sancto
14- 5 Qui loquitur linguis : nisi forte interpretetur
- 6 Quid vobis prodero, nisi vobis loquar
- 7 Nisi distinctionem sonituum dederint
- 9 Nisi manifestum sermonem dederitis
15- 2 Si tenetis, nisi frustra credidistis
-36 Non vivificatur, nisi prius moriatur
2 Cor. 2- 2 Qui me lætificet, nisi qui contristatur ex me
12- 5 Nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis
-13 Nisi quod ego ipse non gravavi vos
13- 5 Jesus in vobis est : nisi forte reprobi estis
Galat. 1- 7 Nisi sunt aliqui, qui vos conturbant
-19 Vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Dom.
2-16 Non justificatur homo ex operibus legis, nisi per fidem Jesu Christi
6-14 Nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi
Ephes. 4- 9 Quid est, nisi quia et descendit primum
Philip. 4-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit in ratione dati et accepti, nisi vos soli
2 Thes. 2- 3 Quoniam nisi venerit discessio primum
1 Tim. 5-19 Nisi sub duobus aut tribus testibus
2 Tim. 2- 5 Non coronatur nisi legitime certaverit
Hebr. 3-18 Quibus autem juravit... nisi illis qui increduli fuerunt
6-14 Dicens : Nisi benedicens benedicam te
1 Joan. 2-22 Nisi is qui negat quoniam Jesus est Christus
5- 5 Nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei
Apoc. 2- 5 Nisi pœnitentiam egeris
-17 Quod nemo scit, nisi qui accipit
-22 Nisi pœnitentiam ab operibus suis egerint
9- 4 Nisi tantum homines qui non habent signum
13-17 Nisi qui habet characterem, aut nom. bestiæ
14- 3 Nisi illa centum quadraginta quatuor millia
19-12 Nomen scriptum, quod nemo novit nisi ipse
21-27 Nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni

NITENTES.

Judic. 5-10 Qui ascenditis super nitentes asinos
Esth. 15- 8 Nitentibus oculis, tristem celabat animum

NITIDIOR, IUS.

Prov. 5- 3 Labia meretricis, et nitidius oleo guttur ej.
Thren. 4- 7 Nitidiores lacte, rubicundiores ebore

NITOR. *Verbum.*

Gen. 37-21 Nitebatur liberare eum de manibus eorum
Judic. 9-52 Ignem supponere nitebatur
18-17 Theraphim atque conflatile tollere nitebantur
1 Reg. 14- 4 Per quos nitebatur Jonathas transire ad stationem Philisthinorum
19-10 Nisusque est Saül configere David lancea
2 Reg. 21-16 Ense novo, nisus est percutere David
4 Reg. 17- 4 Quod rebellare nitens misisset nuntios ad Sua
18-19 Quæ est ista fiducia qua niteris ?
2 Par. 20-11 Agunt, et nituntur ejicere nos de possessione
Esth. 16- 3 Subjectos regibus nituntur opprimere
-12 Ut regno privare nos niteretur et spiritu
Job. 6-27 Et subvertere nitimini amicum vestrum
13- 8 Numquid... pro Deo judicare nitimini ?
Prov. 10- 4 Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos
30-28 Stellio manibus nititur, et moratur in ædibus
Jerem. 2-33 Quid niteris bonam ostendere viam tuam
49-16 Et apprehendere niteris altitudinem collis
2 Mac. 14- 5 Quibus rebus et consiliis Judæi niterentur

NITRUM.

Prov. 25-20 Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi pessimo
Jerem. 2-22 Si laveris te nitro, et multiplicaveris tibi

NIX.

Exod. 4- 6 Protulit leprosam instar nivis
Num. 12-10 Maria apparuit candens lepra quasi nix
2 Reg. 23-20 Et percussit leonem in media cisterna in diebus nivis
4 Reg. 5-27 Et egressus est ab eo leprosus quasi nix
1 Par. 11-22 Et ipse descendit, et interfecit leonem in media cisterna tempore nivis
Job. 6-16 Qui timent pruinam, irruet super eos nix
9-30 Si lotus fuero quasi aquis nivis
24-19 Ad nim. calorem transeat ab aquis nivium
37- 6 Qui præcipit nivi ut descendat in terram
38-22 Numquid ingressus es thesauros nivis
Psal. 50- 9 Lavabis me, et super nivem dealbabor
67-15 Nive dealbabuntur in Selmon
147-16 Qui dat nivem sicut lanam
148- 8 Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procell.
Prov. 25-13 Sicut frigus nivis in die messis, ita legatus
26- 1 Quomodo nix in æstate et pluviæ in messe
31-21 Non timebit domui suæ a frigoribus nivis
Sap. 16-22 Nix autem et glacies sustinebant vim ignis
Eccli. 43-14 Imperio suo acceleravit nivem
-19 Aspergit nivem, et sicut locusta demergens
Isai. 55-10 Et quomodo descendit imber et nix de cœlo
Jerem. 18-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani?
Thren. 4- 7 Candidiores Nazaræi ejus nive, nitidiores
Dan. 3-70 Benedicite, glacies et nives, Domino
7- 9 Vestimentum ejus candidum quasi nix
Zach. 10- 1 Et Dominus faciet nives, et pluviam imbris
1 Mac. 13-22 Erat autem nix multa valde, et non venit
Matth. 17- 2 Vestimenta a. ejus facta sunt alba sicut nix
28- 3 Erat autem... et vestimentum ejus sicut nix
Marc. 9- 2 Et vestimenta ejus facta sunt splendentia et candida nimis velut nix
Apoc. 1-14 Candidi tanquam lana alba, et tanquam nix

NOA.

Filia Salphaad filii Epher filii Galaad. Filios non habuit Salphaad, sed tantum filias, quibus possessiones et hæreditatem patris dedit Moyses.

Num. 26-33 Quarum ista sunt nomina : Maala et Noa
27- 1 Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa
36-11 Nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Josue. 17- 3 Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa

NOA.

Civitas quæ terminus est tribus Zabulon.

Josue. 19-13 Et egreditur in Remmon, Amthar, et Noa

NOADAIA.

Levita, filius Bennoi, qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8-33 Et Noadaïa filius Bennoï Levitæ

NOADIA.

Pseudopropheta quem Tobias et Sanaballat adhibuerunt ut terrendo prohiberet Nehemiam ab ædificatione murorum Jerusalem.

2 Esdr. 6-14 Memento... et Noadiæ prophetæ

NOB. *Urbs Levitica in tribu Benjamin.*

2 Esdr. 11-32 Anathoth, Nob, Anania

NOBE.

Duplex est Nobe : altera trans Jordanem, Num. 32-42 et Judic. 8-11, quam Abulensis et Torniellus aiunt esse in tribu Manasse, Adrichomius vero in tribu Gad ; altera autem, 1 Reg. 21-1 et 22-9, 11 et 19, cujus meminit Isaias 10-32, est cis Jordanem, et in tribu Benjamin. In hanc autem urbem translatum fuerat tabernaculum.

Num. 32-42 Nobe quoque perrexit, et apprehendit Chanath cum viculis suis : vocavitque eam ex nomine suo Nobe
Judic. 8-11 Ad Orientalem partem Nobe et Jegbaa
1 Reg. 21- 1 Venit a. David in Nobe ad Achimelech
22- 9 Vidi, inquit, filium Isaï in Nobe
-11 Qui erant in Nobe, qui universi venerunt
-19 Nobe a. civitatem sacerdotum percussit
Isai. 10-32 Adhuc dies est, ut in Nobe stetur

NOBILIS.

Num. 1-16 Hi nobilissimi principes multitudinis
22-15 Et nobiliores quam ante miserat, misit
25-15 Filia Sur principis nobilissimi Madianitar.
Deut. 1-15 Tulique de tribubus vestris viros sapientes et nobiles
1 Reg. 9- 6 Ecce vir Dei est in civitate hac, vir nobilis
2 Reg. 23-19 Inter tres nobilior, eratque eorum princeps
-23 Qui erant inter triginta nobiliores
Job. 14-21 Sive nobiles fuerint filii ejus, sive ignobiles
Psal. 149- 8 Et nobiles eorum in manicis ferreis
Prov. 31-23 Nobilis in portis vir ejus, quando sederit
Eccle. 10-17 Beata terra, cujus rex nobilis est
Isai. 3- 5 Tumultuabitur.. et ignobilis contra nobilem
5-13 Et nobiles ejus interierunt fame
34-12 Nobiles ejus non erunt ibi
Jerem. 39- 6 Et omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis
Ezech. 22- 5 Sordida, nobilis, grandis interitu
23-23 Universos Chaldæos, nobiles tyrannosque
26-11 Et statuæ tuæ nobiles in terram corruent
1 Mac. 1- 7 Et vocavit pueros suos nobiles
3-32 Et reliquit Lysiam hominem nobilem
6- 1 Et audivit esse civitatem Elymaïdem in Perside nobilissimam
7-26 Unum ex principibus suis nobilioribus
10- 1 Antiochi filius, qui cognominatus est Nobilis
2 Mac. 2-21 Quæ pertinent ad Antiochum Nobilem
4- 7 Antiochus qui Nobilis appellabatur
10- 9 Et Antiochi quidem, qui appellatus est Nobilis
-13 Et ad Antiochum Nobilem translatus
Marc. 15-43 Venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio
Luc. 19-12 Homo quidam nobilis abiit in regionem
Act. 17- 4 Multitudo magna, et mulieres nobiles non paucæ
-11 Hi autem erant nobiliores eorum
Rom. 16- 7 Qui sunt nobiles in Apostolis
1 Cor. 1-26 Non multi potentes, non multi nobiles
4-10 Vos nobiles, nos autem ignobiles

NOBILITAS.

2 Mac. 6-23 Cogitare cœpit... ingenitæ nobilitatis canitiem

NOBILITER.

2 Mac. 14-42 Eligens nobiliter mori potius quam subdit.

NOBISCUM.

Gen. 34-10 Et habitate nobiscum : terra in potestate v.
-21 Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum
43- 4 Si ergo vis eum mittere nobiscum
44-26 Frater nost. minimus descenderit nobiscum
-31 Videritq. eum non esse nobiscum, morietur
Exod. 2-19 Insuper et hausit aquam nobiscum
10-26 Cuncti greges pergent nobiscum
33-16 Nisi ambulaveris nobiscum, ut glorificemur
34- 9 Domine, obsecro ut gradiaris nobiscum
Num. 10-29 Veni nobiscum, ut benefaciamus tibi
-32 Cumque nobiscum veneris, quidquid optim.
14- 9 Dominus nobiscum est, nolite metuere
22-14 Noluit Balaam venire nobiscum
Deut. 5- 2 Dom. Deus noster pepigit nobiscum fœdus
- 3 Sed nobiscum qui in præsentiarum sumus
Josue. 9-11 Servi vestri sumus, fœdus inite nobiscum
22-31 Nunc scimus quod nobiscum sit Dominus
Judic. 6-13 Si Dom. nobiscum est, cur apprehenderunt
11- 8 Ad te venimus, ut proficiscaris nobiscum
18-19 Venique nobiscum, ut habeamus te patrem
1 Reg. 25- 7 Pastores tui, qui erant nobiscum in deserto
Tempore quo fuerunt nobiscum in Carmelo
29- 4 Et non descendat nobiscum in prælium
- 9 Non ascendet nobiscum in prælium
30-22 Quia non venerunt nobiscum, non dabimus

2 Reg. 13-26 Veniat, obsecro, nobiscum saltem Amnon
15-19 Rex ad Ethai Geth. : Cur venis nobiscum?
-20 Et hodie compelleris nobiscum egredi?
21-17 Jam non egredieris nobiscum in bellum
3 Reg. 3-18 Nullusque alius nobiscum in domo
8-57 Sit Dominus Deus noster nobiscum
4 Reg. 6-16 Plures enim nobiscum sunt, quam cum illis
2 Par. 32- 7 Multo e. plures nobiscum sunt, quam cum
- 8 Nobiscum Dominus Deus noster
2 Esdr. 6-10 Qui ait : Tractemus nobiscum in domo Dei
Tobiæ. 2- 2 Timentes Deum, ut epulentur nobiscum
8-18 Fecisti enim nobiscum misericordiam tuam
13- 6 Aspicite ergo quæ fecit nobiscum
Judith. 6-18 Ita cum tuis omnibus converseris nobiscum
8-17 Sic faciat nobiscum misericordiam suam
13-13 Aperite portas, quoniam nobiscum est Deus
Psal. 45- 8 Dominus virtutum nobiscum
-12 Dominus virtutum nobiscum
125- 3 Magnificavit Dominus facere nobiscum
Prov. 1-11 Si dixerint : Veni nobiscum, insidiemur
Eccli. 50-24 Et fecit nobiscum secundum suam miseric.
-26 Credere Isr. nobiscum esse Dei misericord.
Isai. 8-10 Loquimini verbum, et non fiet : quia nobiscum Deus
59-12 Quia scelera nostra nobiscum, et iniquitates
Jerem. 8- 8 Quomodo dicitis.. Lex Domini nobiscum est
14-21 Ne irritum facias fœdus tuum nobiscum
21- 2 Si forte faciat Dominus nobiscum secundum
Dan. 3-42 Sed fac nobiscum juxta mansuetudinem t.
13-20 Assentire nobis, et commiscere nobiscum
Osee. 12- 4 Invenit eum, et ibi locutus est nobiscum
1 Mac. 10-20 Et quæ nostra sunt sentias nobiscum
-27 Vobis bona pro his quæ fecistis nobiscum
14-22 Renovantes nobiscum amicitiam pristinam
Matth. 1-23 Quod est interpretatum, Nobiscum Deus
Marc. 6- 3 Nonne et sorores ejus hic nobiscum sunt?
Luc. 9-49 Prohibuimus eum : quia non sequitur nobiscum
24-29 Mane nobiscum, quoniam advesperascit
Act. 1-21 Qui nobiscum sunt congregati in o. tempore
-22 Testem resurrectionis ejus nobiscum fieri
21-16 Venerunt autem... a Cæsarea nobiscum
-18 Introibat Paulus nobiscum ad Jacobum
25-24 Et omnes qui simul adestis nobiscum viri
27- 2 Perseverante nobiscum Aristarcho Maced.
2 Thes. 1- 7 Et vobis qui tribulamini, requiem nobiscum
2 Petr. 1- 1 Qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem
1 Joan. 1- 3 Ut et vos societatem habeatis nobiscum
2-19 Permansissent utique nobiscum
4-17 In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum
2 Joan. - 2 Et nobiscum erit in æternum

NOCEO.

Gen. 21-23 Jura ergo per Deum, ne noceas mihi
31- 7 Tamen non dimisit eum D. ut noceret mihi
Exod. 22-22 Viduæ et pupillo non nocebitis
Num. 5-19 Non te nocebunt aquæ istæ amarissimæ
1 Esdr. 4-15 Urbs rebellis est, et nocens regibus et prov.
Judith. 11- 1 Quoniam ego nunquam nocui viro
16- 7 Dominus autem omnipotens nocuit eum
Esth. 12- 6 Et voluit nocere Mardochæo et populo ej.
Job. 35- 6 Si peccaveris, quid ei nocebis?
- 8 Homini, qui similis tui est, nocebit impietas tua
Psal. 26- 2 Dum appropiant super me nocentes
34- 1 Judica, Domine, nocentes me
88-23 Et filius iniquitatis non apponet nocere ei
-34 Neque nocebo in veritate mea
104-14 Non reliquit hominem nocere eis
Prov. 25-20 Ita tristitia viri nocet cordi
26-19 Ita vir qui fraudulenter nocet amico suo
Sap. 14-29 Male jurantes noceri se non sperant
Eccli. 28- 2 Relinque proximo tuo nocenti te
Isai. 11- 9 Non nocebunt, et non occident in universo
65-25 Non nocebunt, neque occident in omni monte
Baruc. 4-31 Nocentes peribunt, qui te vexaverunt
Ezech. 33-12 Et impietas impii non nocebit ei
Dan. 6-22 Conclusit ora leonum, et non nocuerunt mihi
1 Mac. 5-48 Et nemo vobis nocebit
Marc. 16-18 Si mortiferum quid biberint, non eis nocebit
Luc. 4-35 Exiit ab illo, nihilque illum nocuit
10-19 Et nihil vobis nocebit
Act. 7-26 Fratres estis, ut quid nocetis alterutrum?
18-10 Et nemo apponetur tibi ut noceat te
25-10 Judæis non nocui, sicut tu melius nosti
-11 Si e. nocui, aut dignum morte aliquid feci
Phile. -18 Si autem aliquid nocuit tibi, aut debet
1 Petr. 3-13 Et quis est qui vobis noceat
Apoc. 7- 2 Quibus datum est nocere terræ et mari
- 3 Nolite nocere terræ et mari, neq. arboribus
9-10 Et potestas earum nocere hominibus
-19 Habentes capita : et in his nocent
11- 5 Et si quis voluerit eis nocere, ignis exiet
22-11 Qui nocet, noceat adhuc

NOCIVA.

1 Tim. 6- 9 Et desideria multa inutilia et nociva

NOCTU.

Gen. 31-40 Die noctuque æstu urebar et gelu
1 Mac. 4- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu

NOCTUA.

Levit. 11-16 Struthionem, et noctuam, et larum
Deut. 14-15 Et struthionem, ac noctuam, et larum
Baruc. 6-21 Et supra caput eorum volant noctuæ

NOCTURNUS, A, UM.

Deut. 23-10 Homo, qui nocturno pollutus sit somnio
Job. 4-13 In horrore visionis nocturnæ
20- 8 Non invenietur, transiet sicut visio nocturna
33-15 Per somnium in visione nocturna
Psal. 90- 5 Non timebis a timore nocturno
Cant. 3- 8 Uniuscujusque ensis super femur suum
Isai. 29- 7 Et erit sicut somnium visionis nocturnæ

NODAB.

Vel est nomen viri vel nomen populi; nam LXX habent Naphissœos et Nodabœos.

1 Par. 5-19 Ituræi vero, et Naphis, et Nodab

NOE.

Anno mundi 1057, ante J. Ch. 2997. Filius primogenitus Lamech filii Mathusalæ. Vixit Lamech centum octoginta duobus annis, et genuit filium istum quem vocavit Noe. Vox Noe quietem et consolationem significat; Noe autem quiescere fecit et consolatus est homines : 1° quia omnia retro acta opera, scilicet peccata, quieverunt per Noe, qui ea obruit diluvio; 2° quia aratrum, et alia instrumenta agriculturæ, artemque faciliorem colendi agros invenit; 3° quia propter sanctitatem et sacrificium Noe, post diluvium Deus benedixit terræ, quo factum est ut terra sic benedicta, minore labore mortalium fructus daret; 4° quia inventor vini fuit, quod corda hominum lætificat et recreat; 5° quia mundi post diluvium reparator; qui etiam mundo Deum, ejusque beneficentiam conciliavit, ex quo etiam Messias nasciturus, qui est quies et consolatio nostra. Noe cum quingentorum esset annorum, genuit Sem, Cham et Japheth. Vide totam historiam Noe in Geneseos capitibus a quinto ad nonum. Impleti sunt omnes dies Noe nongentorum quinquaginta annorum, et mortuus est.

Gen. 5-29 Vocavitque nomen ejus Noë, dicens
-30 Vixitque Lamech, postquam genuit Noë
-31 Noë vero cum quingentorum esset annorum
6- 8 Noë vero invenit gratiam coram Domino
- 9 Hæ sunt generationes Noë : Noë vir justus atque perfectus fuit in generationibus s.
-13 Dixit ad Noë : Finis universæ carnis venit
-22 Fecit igitur Noë omnia quæ præceperat illi
7- 5 Fecit ergo Noë omnia quæ mandaverat ei
- 7 Et ingressus est Noe, et filii ejus, uxor ejus
- 9 Duo et duo ingressa sunt ad Noë in arcam Sicut præceperat Dominus Noë
-11 Anno sexcentesimo vitæ Noë, mense secundo
-13 In articulo diei illius ingressus est Noë
-15 Ingressæ sunt ad Noë in arcam, bina et bina
-23 Remansit a. solus Noë, et qui cum eo erant
8- 1 Recordatus autem Deus Noë
- 6 Aperiens Noë fenestram arcæ, quam fecerat
-11 Intellexit ergo Noë quod cessassent aquæ
-13 Et aperiens Noë tectum arcæ, aspexit, viditque
-15 Locutus est autem Deus ad Noë, dicens
-18 Egressus est ergo Noë, et filii ejus, uxor
-20 Ædificavit autem Noë altare Domino
9- 1 Benedixitque Deus Noë et filiis ejus
- 8 Hæc quoque dixit Deus ad Noë et ad filios
-17 Dixitque Deus ad Noë : Hoc erit signum fœderis
-18 Erant ergo filii Noë qui egressi sunt
-19 Tres isti filii sunt Noë
-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram
-24 Evigilans autem Noe ex vino, cum didicisset
-28 Vixit autem Noë post diluvium 350 annis
10- 1 Hæ sunt generationes filiorum Noë
-32 Hæ familiæ Noë juxta populos et nationes
1 Par. 1- 4 Noë, Sem, Cham, et Japheth
Eccli. 44-17 Noe inventus est perfectus, justus
Isai. 54- 9 Sicut in diebus Noë istud mihi est, cui juravi ne inducerem aquas Noë ultra super terram
Ezech. 14-14 Si fuerint... Noë, Daniel, et Job
Ezech. 14-20 Et Noë, et Daniel, et Job fuerint in medio
Matth. 24-37 Sicut autem in diebus Noë, ita erit
-38 Ad eum diem quo intravit Noë in arcam
Luc. 3-36 Qui fuit Sem, qui fuit Noe, qui fuit Lamech
17-26 Sicut factum est in diebus Noë, ita erit
-27 Usque in diem qua intravit Noe in arcam
Hebr. 11- 7 Fide Noë, responso accepto de iis quæ adhuc non videbantur
1 Petr. 3-20 Expectabant Dei patientiam in diebus Noe
2 Petr. 2- 5 Sed octav. Noe justitiæ præconem custodivit

NOEMA.

Filia Lamech ex Sella uxore, sororque Tubalcaïn.

Gen. 4-22 Soror vero Tubalcaïn, Noëma

NOEMAN.

Filius secundus Bela filii Benjamin, princeps familiæ Noemanitarum.

Num. 26-40 Filii Bela : Hered et Noëman
De Noëman, familia Noëmanitarum

NOEMANITÆ.

Num. 26-40 De Noëman, familia Noëmanitarum

NOEMI.

Uxor Elimelech Bethlehemitæ. Rabbini docent Noemi fuisse Nahassonis in Juda tribu principis neptem, filiamque fratris Salmonis illius qui cum Josue terram promissam ingressus est. In diebus judicis cujusdam (quis fuerit judex hic, non exprimit sacer textus : alii Heli pontificem, alii Abesan, alii Gedeonem, alii Barac et Debboram, alii Aod, aut Abimelech, alii Samgar statuunt; pro certo nihil) facta est fames in terra Israel, quæ sævit annos decem, non ex causis naturalibus orta, sed ad plectenda Israelitarum peccata, qui judicum tempore frequenter in idololatriam labebantur. Elimelech abiit in regionem Moabitidem cum uxore sua ac duobus liberis Mahalon et Chelion qui acceperunt ambo uxores Moabitidas, e quibus una vocabatur Orpha, altera vero Ruth. Mortuo Elimelech marito, mortui sunt et duo filii Noemi, nullis relictis liberis. Tum decem expletis annis, egressa est cum utraque nuru de regione Moabitide ut rediret in patriam. Cum jam in via revertendi posita esset, dimisit Orpha. Noluit autem Ruth relinquere Noemi, cujus consilio et opera facta est uxor Booz. Booz fuit pater Obed, qui genuit Isai patrem Davidis. Vide totum librum Ruth.

Ruth. 1- 2 Vocabatur... uxor ejus Noëmi
- 3 Et mortuus est Elimelech maritus Noëmi
-15 Cui dixit Noëmi : En reversa est cognata tua
-18 Videns ergo Noëmi quod obstinato animo
-19 Dicebantq. mulieres : Hæc est illa Noëmi
-20 Quibus ait : Ne vocetis me Noëmi
-21 Cur ergo vocatis me Noëmi, quam Dominus humiliavit
-22 Venit ergo Noëmi cum Ruth Moabitide nuru
2- 6 Hæc est Moabitis quæ venit cum Noëmi
-20 Cui respondit Noëmi : Benedictus sit a Do.
3-18 Dixitque Noëmi : Expecta, filia, donec videamus
4- 3 Partem agri... Elimelech vendet Noëmi
- 9 Quod possederim omnia quæ fuerunt... et Mahalon, tradente Noëmi
-14 Dixeruntque mulieres ad Noëmi
-16 Susceptumque Noëmi puerum posuit in sinu
-17 Dicentes : Natus est filius Noëmi

NOGA. *Filius David.*

1 Par. 14- 6 Noga quoque, et Napheg, et Japhia

NOGE. *Filius David; idem est cum Noga.*

1 Par. 3- 7 Et Eliphaleth, et Noge, et Nepheg, et Japhia

NOHAA.

Filius quartus Benjamin. Alibi, nempe Genes. 46-21, dicitur Naaman.

1 Par. 8- 2 Nohaa quartum, et Rapha quintum

NOHESTA.

Filia Elnathan de Jerusalem, mater Joachin regis Juda.

4 Reg. 24- 8 Nomen matris ejus Nohesta filia Elnathan de Jerusalem

NOHESTAN.

Id est parvum æs. Ita Ezechias rex Juda contemptim vocavit serpentem æneum quem fecerat Moyses; siquidem usque ad illud tempus filii Israel adolebant ei incensum. Quasi diceret pius rex, nihil serpentem hunc esse

præter æs, et in Domino sperandum esse, non in illo; unde Scriptura statim subdit : In Domino Deo Israël speravit.
4 *Reg.* 18- 4 Vocavitque nomen ejus Nohestan

NOLO, NOLENS.

Gen. 15- 1 Noli timere, Abram, ego protector tuus sum
19- 7 Nolite, quæso, fratres mei, nolite malum hoc facere
-17 Salva animam tuam : noli respicere post terg.
20- 7 Si a. nolueris reddere, scito quod morte mor.
21-17 Dicens : Quid agis, Agar? noli timere
24- 5 Si noluerit mulier venire mecum in terram
- 8 Sin autem mulier noluerit sequi te
-39 Quid si noluerit venire mecum mulier?
-56 Nolite, ait, me retinere, quia Dominus
26-24 Noli timere, quia ego tecum sum
27-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terræ, nolo vivere
28- 1 Noli accipere conjugem de genere Chanaan
31-20 Noluitque Jacob confiteri socero suo
33-10 Dixitque Jacob : Noli ita, obsecro
34-17 Si a. circumcidi nolueritis, tollemus filiam
35-17 Noli timere, quia et hunc habebis filium
37-35 Noluit consolationem accipere, sed ait
42-22 Nolite peccare in puerum : et non audistis
43-23 Ille respondit : Pax vobiscum, nolite timere
45- 5 Nolite pavere, neque vobis durum esse videatur
46- 3 Noli timere, descende in Ægyptum
50-19 Quibus ille respondit : Nolite timere
-21 Nolite timere : ego pascam vos et parvulos
Exod. 4-23 Ut serviat mihi : et noluisti dimittere eum
7-16 Et usque ad præsens audire noluisti
8- 2 Sin a. nolueris dimittere, ecce ego percutiam
-29 Verumtamen noli ultra fallere
10-27 Et noluit dimittere eos
13-15 Nam cum induratus esset Pharao, et nollet nos dimittere
14-13 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
20-20 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
22-17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam
34-14 Noli adorare Deum alienum
Levit. 10- 6 Capita vestra nolite nudare, et vestimenta nolite scindere, ne forte moriamini
11-43 Nolite contaminare animas vestras
18-30 Nolite facere quæ fecerunt hi qui fuerunt
19- 4 Nolite converti ad idola, nec deos conflat.
-35 Nolite facere iniquum aliquid in judicio
20-23 Nolite ambulare in legitimis nationum
25-17 Nolite affligere contribules vestros
27-20 Sin autem noluerit redimere
-27 Si redimere noluerit, vendetur alteri
Num. 1-49 Tribum Levi noli numerare
4-18 Nolite perdere populum Caath de medio
10-31 Et ille : Noli, inquit, nos relinquere
14- 9 Nolite rebelles esse contra Dominum Dominus nobiscum est, nolite metuere
-42 Nolite ascendere : non enim est Dominus vobiscum
-43 Eo quod nolueritis acquiescere Domino
16-26 Et nolite tangere quæ ad eos pertinent
21-23 Qui concedere noluit ut transiret Israel
22-12 Noli ire cum eis, neque maledicas populo
-14 Noluit Balaam venire nobiscum
32-11 Et noluerunt sequi me
-15 Quod si nolueritis sequi eum, in solitudine
-30 Sin a. noluerint transire armati vobiscum
33-55 Sin autem nolueritis interficere habitatores
35-11 Qui nolentes sanguinem fuderint
-15 Ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit
Deut. 1-21 Noli timere, nec quidquam paveas
-26 Noluistis ascendere, sed increduli ad serm.
-29 Dixi vobis : Nolite metuere, nec timeatis eos
-42 Dic ad eos : Nolite ascendere, neque pugnetis
2-30 Noluitque Sehon... dare nobis transitum
4-42 Qui occiderit nolens proximum suum
7-18 Noli metuere, sed recordare quæ fecerit Do.
10-10 Exaudivitq. me Dom... et te perdere noluit
15- 9 Nolens ei quod postulat mutuum commod.
-16 Sin autem dixerit : Noli egredi
17-12 Nolens obedire sacerdotis imperio
18-19 Qui autem verba ejus... audire noluerit
20- 3 Nolite metuere, nolite cedere, nec formidet.
-12 Sin autem fœdus inire noluerit
23- 4 Quia noluerunt vobis occurrere cum pane
- 5 Et noluit Dominus Deus tuus audire Balaam
-22 Si nolueris polliceri, absque peccato eris
25- 7 Sin a. noluerit accipere uxorem fratris sui
- 8 Si responderit : Nolo eam uxorem accipere
28-15 Quod si audire nolueris vocem Dom. Dei tui
30-17 Et audire nolueris, atque errore deceptus
Deut. 31- 6 Nolite timere, nec paveatis ad conspectum
- 8 Nec derelinquet te : noli timere, nec paveas
Josue. 1- 9 Noli metuere, et noli timere
10-19 Vos a. nolite stare, sed persequimini hostes
-25 Rursum ait ad eos : Nolite timere, nec pav.
13-13 Noluerunt que disperdere filii Israel Gessuri
24-10 Et ego nolui audire eum, sed econtrario
Judic. 1-28 Fecit eos tributarios, et delere noluit
2- 2 Et noluistis audire vocem meam
- 3 Quam ob rem nolui delere eos a facie vestra
-23 Nationes has, et cito subvertere noluit
4- 8 Si nolueris venire mecum, non pergam
6-10 Et noluistis audire vocem meam
-27 Per diem noluit id facere, sed omnia nocte complevit
11-17 Qui noluit acquiescere precibus ejus
-28 Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon
12- 1 Vocare nos noluisti, ut pergeremus tecum
- 2 Ut præberetis mihi auxilium, et facere noluistis
13- 6 Et quo nomine vocaretur, noluit mihi dicere
14- 6 Et hoc patri et matri noluit indicare
-15 Quod si facere nolueris, incendemus te
-16 Respondit : Patri meo et matri nolui dicere
16-15 Et noluisti dicere in quo sit maxima fortitudo
18- 9 Nolite negligere, nolite cessare : eamus
19-10 Noluit gener acquiescere sermonibus ejus
-23 Ait : Nolite, fratres, nolite facere malum hoc
-25 Nolebant acquiescere sermonibus illius
20-13 Qui noluerunt fratrum suorum... audire mandatum
Ruth. 1-13 Nolite, quæso, filiæ meæ
-18 Adversari noluit, nec ad suos ultra reditum persuadere
3-11 Noli ergo metuere, sed quidquid dixeris
-13 Sin autem ille noluerit, ego te... suscipiam
-17 Nolo vacuam te reverti ad socrum tuam
1 *Reg.* 2- 3 Nolite multiplicare loqui sublimia
-24 Nolite, filii mei : non enim est bona fama
6- 3 Nolite dimittere eam vacuam
8-19 Noluit a. populus audire vocem Samuëlis
12-20 Dixit a. Samuël ad populum : Nolite timere Verumtamen nolite recedere a tergo Domini
-21 Et nolite declinare post vana
15-23 Et quasi scelus idololatriæ, nolle acquiescere
22- 5 Propheta ad David : Noli manere in præsidio
-17 Noluerunt a. servi regis extendere manus s.
24-12 Nolui extendere manum meam in te
26-23 Nolui extendere manum meam in Christum
28-13 Dixitque ei rex : Noli timere : quid vidisti?
-15 Et Deus recessit a me, et exaudire me noluit
31- 4 Et noluit armiger ejus
2 *Reg.* 1-20 Nolite annuntiare in Geth, neq. annuntietis
2-21 Noluit a. Asaël omittere quin urgeret eum
-22 Noli me sequi, ne compellar confodere te
-23 Qui audire contempsit, et noluit declinare
6-10 Et noluit divertere ad se arcam Domini
12-17 Qui noluit, nec comedit cum eis cibum
13- 9 Et posuit coram eo, et noluit comedere
-12 Noli, frater mi, noli opprimere me Noli facere stultitiam hanc
-14 Noluit autem acquiescere precibus ejus
-16 Et noluit audire eam
-21 Noluit contristare spiritum Amnon filii sui
-25 Noli, fili mi, noli rogare ut veniamus omnes Cum autem cogeret eum, et noluisset ire
-28 Percutite eum, et interficite : nolite timere
14-29 Qui noluit venire ad eum Cumque... et ille noluisset venire ad eum
18-20 Hodie nolo te nuntiare : filius enim regis est mortuus
23-16 At ille noluit bibere, sed libavit eam Dom.
-17 Noluit ergo bibere. Hæc fecer. tres robust.
3 *Reg.* 2- 9 Tu noli pati eum esse innoxium
3-26 Date illi infant. vivum, et nolite interficere
12-16 Videns itaque populus quod noluisset eos audire rex
-28 Dixit eis : Nolite ultra ascendere in Jerusal.
17-13 Noli timere, sed vade, et fac sicut dixisti
20-35 Percute me. At ille noluit percutere
-36 Quia noluisti audire vocem Domini
21-15 Surge, et posside vineam Naboth Jezrahelitæ, qui noluit tibi acquiescere
22-50 Et noluit Josaphat
4 *Reg.* 1-13 Homo Dei, noli despicere animam meam
2-16 Qui ait : Noli mittere
-18 Numquid non dixi vobis : Nolite mittere?
4-16 At illa respondit : Noli, quæso, domine mi, vir Dei, noli mentiri ancillæ tuæ
6-16 At ille respondit : Noli timere
7- 9 Si tacuerimus, et noluerimus nuntiare
8-19 Noluit autem Dominus disperdere Judam
12- 7 Nolite ergo amplius accipere pecuniam
13-23 Et noluit disperdere eos, neque projicere
15-16 Noluerant e. aperire ei : et interfecit omnes
4 *Reg.* 17-14 Qui noluerunt obedire Domino Deo suo
-35 Nolite timere deos alienos, et non adoretis
-38 Et pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci
18-31 Nolite audire Ezechiam. Hæc enim dicit rex
-32 Nolite audire Ezechiam, qui vos decipit
19- 6 Noli timere a facie sermonum quos audisti
24- 4 Et ob hanc rem noluit Dominus propitiari
25-24 Dicens : Nolite timere servire Chaldæis
1 *Par.* 10- 4 Noluit a. armiger ejus hoc facere, timore
11-18 Qui noluit, sed magis libavit illam Domino
-19 Et ob hanc causam noluit bibere
16-22 Nolite tangere Christos meos Et in prophetis meis nolite malignari
19-19 Noluitque ultra Syria auxilium præbere filiis Ammon
27-23 Noluit autem David numerare eos
2 *Par.* 13-12 Filii Israel, nolite pugnare contra Dominum
20-15 Nolite timere, nec paveatis hanc multitud.
-17 Nolite timere, nec paveatis : cras egrediemini
21- 7 Noluit a. Dominus disperdere domum Dav.
24-19 Quos protestantes, illi audire nolebant
25-20 Noluit audire Amasias
29-11 Filii mei, nolite negligere : vos elegit Dom.
30- 7 Nolite fieri sicut patres vestri et fratres
- 8 Nolite indurare cervices vestras, sicut patr.
32- 7 Nolite timere, nec paveatis regem Assyrior.
33-10 Locutusque est Do.. et attendere noluerunt
35-22 Noluit Josias reverti, sed præparavit.. bell.
2 *Esdr.* 4-14 Nolite timere a facie eorum
8- 9 Nolite lugere, et nolite flere
-10 Quia sanctus dies Domini est, et nolite contristari
-11 Tacete, quia dies sanctus est, et nolite dolere
9-17 Et noluerunt audire, et non sunt recordati
Tobiæ. 2-17 Increpabat eos, dicens : Nolite ita loqui
4- 7 Noli avertere faciem tuam ab ullo paupere
-18 Noli ex eo manducare et bibere cum pecc.
-23 Noli timere, fili mi
5-26 Noli flere, salvus perveniet filius noster
7-12 Dixit ei Angelus : Noli timere dare eam isti
-14 Nunc noli dubium gerere quod tibi eam tradam
10- 6 Tace, et noli turbari, sanus est filius noster
12-17 Dixitq. eis Angelus : Pax vobis, nolite timere
14-12 Filii, audite me, et nolite manere hic
Judith. 5- 7 Quoniam noluerunt sequi deos patrum suor.
7-13 Nolens loqui pacifice cum Assyriis
-20 Et noli tradere confitentes te
8-33 Vos autem nolo ut scrutemini actum meum
10-12 Noluerunt ultro tradere se ipsos, ut invenir.
11- 1 Æquo animo esto, et noli pavere in corde tuo
Esth. 1- 8 Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum
-15 Quæ Assueri regis imperium... facere noluisset
-17 Rex Assuerus jussit ut regina Vasthi intraret ad eum, et illa noluit
2-10 Quæ noluit indicare ei populum et patriam
3- 4 Cumque hoc crebrius dicerent, et ille nollet audire, nuntiaverunt Aman
4- 4 Et vestem misit... quam accipere noluit
9-10 Prædas de substantiis eor. tangere noluerunt
15-12 Ego sum frater tuus, noli metuere
16-24 Quæ noluerit solemnit. hujus esse particeps
Job. 6- 7 Quæ prius nolebat tangere anima mea
10- 2 Dicam Deo : Noli me condemnare
21-14 Et scientiam viarum tuarum nolumus
23- 6 Nolo multa fortitudine contendat mecum
34-27 Et omnes vias ejus intelligere noluerunt
Psal. 4- 5 Irascimini, et nolite peccare : quæ dicitis
31- 9 Nolite fieri sicut equus et mulus
35- 4 Noluit intelligere ut bene ageret
36- 1 Noli æmulari in malignantibus : neque zelaveris
- 7 Noli æmulari in eo qui prosperatur in via s.
- 8 Noli æmulari ut maligneris
39- 7 Sacrificium et oblationem noluisti
61-11 Nolite sperare in iniquitate, et rapinas nolite concupiscere Divitiæ si affluant, nolite cor apponere
74- 5 Dixi iniquis : Nolite inique agere; et delinquentibus : Nolite exaltare cornu
- 6 Nolite extollere in altum cornu vestrum Nolite loqui adversus Deum iniquitatem
77-10 Et in lege ejus noluerunt ambulare
94- 8 Nolite obdurare corda vestra
102- 2 Et noli oblivisci omnes retributiones ejus
104-15 Nolite tangere Christos meos Et in prophetis meis nolite malignari
108-18 Noluit benedictionem, et elongabitur ab eo
118-31 Adhæsi testimoniis tuis, Domine : noli me confundere
145- 2 Nolite confidere in principibus
Prov. 3-27 Noli prohibere benefacere eum qui potest

Prov. 8-33 Audite disciplinam... et nolite abjicere eam
9- 8 Noli arguere derisorem, ne oderit te
20- 4 Propter frigus piger arare noluit : mendic.
-13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat
21- 7 Detrahent eos, quia noluerunt facere judic.
-25 Noluerunt e. quidquam manus ej. operari
22-24 Noli esse amicus homini iracundo
-26 Noli esse cum his qui defigunt manus suas
23- 4 Noli laborare ut diteris : sed prudentiæ tuæ
-13 Noli subtrahere a puero disciplinam
-20 Noli esse in conviviis potatorum
-23 Et noli vendere sapientiam et doctrinam
31- 4 Noli regibus, o Lamuel, noli regibus dare vinum
Eccle. 7-17 Noli esse justus multum : neque plus sapias
-18 Et noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo
Cant. 1- 5 Nolite me considerare quod fusca sim
Sap. 1-12 Nolite zelare mortem in errore vitæ vestræ
9- 4 Et noli me reprobare a pueris tuis
Eccli. 3-24 In supervac.rebus noli scrutari multipliciter
4-32 Noli resistere contra faciem potentis
-34 Noli citatus esse in lingua tua, et inutilis
-35 Noli esse sicut leo in domo tua, evertens
5- 1 Noli attendere ad possessiones iniquas
- 5 De propitiato peccato noli esse sine metu
-10 Noli anxius esse in divitiis injustis
6- 1 Noli fieri pro amico inimicus proximo
7- 1 Noli facere mala, et non te apprehendent
- 4 Noli quærere a domino ducatum
- 5 Et penes regem noli velle videri sapiens
- 6 Noli quærere fieri judex, nisi valeas virtute
- 9 Noli esse pusillanimis in animo tuo
-13 Noli arare mendacium adversus fratrem t.
-14 Noli velle mentiri omne mendacium
-15 Noli verbosus esse in multitudine presbyt.
-20 Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem
-21 Noli discedere a muliere sensata et bona
8- 8 Noli de mortuo inimico tuo gaudere
Morimur, et in gaudium nolumus venire
-15 Noli fœnerari homini fortiori te
9- 7 Noli circumspicere in vicis civitatis
-19 Si accesseris ad illum, noli aliquid committere
10-26 Noli despicere hominem justum pauperem
Et noli magnificare virum peccatorem div.
-29 Noli extollere te in faciendo opere tuo
Et noli cunctari in tempore angustiæ
13-11 Noli esse humilis in sapientia tua
18-23 Et noli esse quasi homo qui tentat Deum
19- 8 Amico et inimico noli narrare sensum t.
28-28 Linguam nequam noli audire
31-20 Et noli nimius esse, ne forte offendas
-30 Diligentes in vino noli provocare
32- 1 Rectorem te posuerunt? noli extolli
35-14 Noli offerre munera prava, non e. suscipiet
-15 Et noli inspicere sacrificium injustum
37- 7 Noli consiliari cum eo qui tibi insidiatur
-32 Noli avidus esse in omni epulatione
38-22 Noli oblivisci : neque enim est conversio
41- 5 Noli metuere judicium mortis
42-12 Omni homini noli intendere in specie
Et in medio mulierum noli commorari
Isai. 1-11 Et sanguinem...agnorum et hircorum nolui
-20 Quod si nolueritis, et me ad iracundiam provocaveritis : gladius devorabit vos
3- 7 Nolite constituere me principem populi
6- 9 Audite audientes, et nolite intelligere
Et videte visionem, et nolite cognoscere
7- 4 Noli timere, et cor tuum ne formidet
10-24 Noli timere, populus meus habitator Sion
22- 4 Nolite incumbere ut consolemini me
28-12 Et hoc est meum refrigerium : et noluerunt audire
-22 Et nunc nolite illudere, ne forte constringantur vincula vestra
30- 9 Mendaces, filii nolentes audire legem Dei
-10 Qui dicunt videntibus : Nolite videre ; et aspicientibus : Nolite aspicere nobis ea
-15 Et in spe erit fortitudo vestra. Et noluistis
35- 4 Confortamini, et nolite timere : ecce Deus
36-16 Nolite audire Ezechiam : Hæc e. dicit rex
40- 9 Exalta, noli timere. Dic civitatibus Juda
41-14 Noli timere, vermis Jacob, qui mortui estis
42-24 Et noluerunt in viis ejus ambulare
43- 1 Noli timere, quia redemi te, et vocavi te
- 5 Noli timere, quia ego tecum sum
- 6 Dicam... et Austro : Noli prohibere
44- 2 Noli timere, serve meus Jacob, et rectissime
- 8 Nolite timere, neque conturbemini
51- 7 Nolite timere opprobrium hominum
52-11 Exite inde, pollutum nolite tangere
54- 4 Noli timere, quia non confunderis

Isai. 58- 4 Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem
65-12 Et faciebatis malum..et quæ nolui, elegistis
66- 4 Feceruntq. malum..et quæ nolui, elegerunt
Jerem. 1- 7 Dixit Dom. ad me : Noli dicere : Puer sum
3- 3 Frons mulieris meretricis facta est tibi, noluisti erubescere
4- 3 Novate vobis novale, et nolite serere super spinas
- 6 Confortamini, nolite stare, quia malum ego adduco
5- 3 Induraverunt facies... et noluerunt reverti
-10 Consummationem autem nolite facere
6-25 Nolite exire ad agros, et in via ne ambuletis
7- 4 Nolite confidere in verbis mendacii
-16 Tu ergo noli orare pro populo hoc
8- 5 Et noluerunt reverti
10- 2 Juxta vias gentium nolite discere : et a signis cœli nolite metuere quæ timent gentes
- 5 Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt
11-10 Qui noluerunt audire verba mea
-14 Tu ergo noli orare pro populo hoc
13-10 Qui nolunt audire verba mea, et ambulant
-15 Nolite elevari, quia Dominus locutus est
14-11 Noli orare pro populo isto in bonum
15-15 Noli in patientia tua suscipere me
17-21 Et nolite portare pondera in die sabbati
-22 Nolite ejicere onera de domibus vestris
22- 3 Et pupillum et viduam nolite contristare
-10 Nolite flere mortuum, neque lugeatis
23-16 Nolite audire verba prophetarum
-38 Dicens : Nolite dicere : Onus Domini
25- 6 Et nolite ire post deos alienos, ut serviatis
-28 Cumque noluerint accipere calicem
26- 2 Ut loquaris ad eos : noli subtrahere verbum
27- 9 Vos ergo nolite audire prophetas vestros
-13 Gentem, quæ servire noluerit regi Babylon.
-14 Nolite audire verba prophetarum dicent.
-16 Nolite audire verba prophetarum vestror.
-17 Nolite ergo audire eos, sed servite regi
29- 6 Et nolite esse pauci numero
31-15 Nolentis consolari super eis, quia non sunt
32-33 Et nollent audire ut acciperent disciplinam
35-15 Et nolite sequi deos alienos; neque colatis
37- 8 Nolite decipere animas vestras, dicentes
38-21 Quod si nolueris egredi : iste est sermo
40- 5 Mecum noli venire : sed habita apud Godol.
- 9 Dicens : Nolite timere servire Chaldæis
-16 Noli facere verbum hoc : falsum enim tu loqueris
41- 8 Noli occidere nos : quia habemus thesauros
42-11 Nolite timere a facie regis Babylonis
Nolite metuere eum, dicit Dominus
-19 Nolite intrare Ægyptum : scientes scietis
44- 4 Nolite facere verbum abominationis huj.
45- 5 Et tu quæris tibi grandia ? noli quærere
46-28 Et tu noli timere, serve meus Jacob, ait Do.
50- 2 Levate signum, prædicate, et nolite celare
-33 Ceperunt eos, tenent, nolunt dimittere eos
51- 3 Nolite parcere juvenibus ejus, interficite
- 6 Nolite tacere super iniquitatem ejus
-50 Qui fugistis gladium, venite, nolite stare
Thren. 4-15 Clamav. eis : recedite, abite, nolite tangere
Baruc. 3- 5 Noli meminisse iniquitatum patrum nostr.
Ezech. 2- 8 Et noli esse exasperans, sicut domus exasperatrix est
3- 7 Domus autem Israël nolunt audire te
Quia nolunt audire me
18-32 Quia nolo mortem morientis, dicit Do. Deus
20- 7 Et in idolis Ægypti nolite pollui
- 8 Et irritaverunt me, nolueruntq. me audire
-18 In præceptis patr. vestrorum nolite incedere
33-11 Nolo mortem impii, sed ut convertatur
Dan. 3-18 Quod si noluerit, notum sit tibi, rex
10-12 Et ait ad me : Noli metuere, Daniel
-19 Et dixit : Noli timere, vir desideriorum
13-21 Quod si nolueris, dicemus contra te testim.
-40 Quisn. esset adolescens, et noluit indicare
Osee. 4-15 Nolite ingredi in Galgala, et ne ascenderitis
9- 1 Noli lætari, Israel, noli exultare sicut pop.
11- 5 Quoniam noluerunt converti
Joel. 2-21 Noli timere, terra; exulta, et lætare
-22 Nolite timere animalia regionis
Amos. 5- 5 Et nolite quærere Bethel, et in Galgalam nolite intrare, et in Bersabee
Mich. 1-10 In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis
7- 5 Nolite credere amico : et nolite confidere in duce
Soph. 3-16 In die illa dicetur Jerusalem : Noli timere
Aggæi. 2- 6 Erit in medio vestrum, nolite timere
Zach. 7-10 Et advenam et pauperem nolite calumniari
-11 Et noluerunt attendere, et averterunt scapulam
8-13 Nolite timere, confortentur manus vestræ

Zach. 8-15 Domui Juda et Jerusalem : Nolite timere
Malac. 2- 2 Si nolueritis audire, et si nolueritis ponere super cor ut detis gloriam nomini meo
-15 Et uxorem adolescentiæ tuæ noli despicere
-16 Custodite spiritum vestr. et nolite despicere
1 Mac. 1-66 Et noluerunt infringere legem Dei sanctam
5-19 Nolite bellum committere adversum gentes
-48 Pedibus transibimus... nolebant eis aperire
7- 3 Et ait : Nolite mihi ostendere faciem eorum
-30 Et amplius noluit videre faciem ejus
12-14 Noluimus ergo vobis molesti esse
15-27 Et noluit ea accipere, sed rupit omnia
2 Mac. 6- 9 Qui nollent transire ad instituta gentium
7-16 Noli a. putare genus nostr. a Deo esse der.
-18 Mori incipiens, sic ait : Noli frustra errare
-34 Noli frustra extolli vanis spebus in servos
Matth. 1-19 Cum esset justus, et nollet eam traducere
-20 Noli timere accipere Mariam conjugem t.
2-18 Rachel plorans filios suos, et noluit consolari
5-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem
6- 2 Facis eleemosynam, noli tuba canere ante te
- 7 Orantes autem, nolite multum loqui
- 8 Nolite ergo assimilari eis : scit e. Pater ves.
-16 Jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes
-19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra
-31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes
-34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum
7- 1 Nolite judicare, ut non judicemini
- 6 Nolite dare sanctum canibus, neq. mittatis
10- 9 Nolite possidere aurum, neque argentum
-19 Nolite cogitare quomodo aut quid loquamini
-28 Et nolite timere eos qui occidunt corpus
-31 Nolite ergo timere : multis passeribus meliores
-34 Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere
14-27 Habete fiduciam : ego sum, nolite timere
15-32 Dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant in via
17- 7 Dixitque eis : Surgite, et nolite timere
18-30 Ille autem noluit : sed abiit, et misit eum
19-14 Et nolite eos prohibere ad me venire
21-29 Ille autem respondens, ait : Nolo
22- 3 Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire
23- 3 Secundum opera vero eorum nolite facere
- 4 Digito autem suo nolunt ea movere
- 8 Vos autem nolite vocari Rabbi : unus est e.
- 9 Et patrem nolite vocare vobis super terram
-37 Quoties volui congregare filios tuos...et noluisti ?
24-23 Ecce hic est Christus aut illic, nolite credere
-26 Ecce in deserto est, nolite exire
Ecce in penetralibus, nolite credere
27-34 Et cum gustasset, noluit bibere
28- 5 Angelus dixit mulieribus : Nolite timere vos
-10 Nolite timere : ite, nuntiate fratribus meis
Marc. 5-36 Noli timere : tantummodo crede
6-26 Et propter simul discumbentes, noluit eam contristare
-50 Dixit eis : Confidite, ego sum, nolite timere
9-38 Jesus autem ait : Nolite prohibere eum
13-11 Nolite præcogitare quid loquamini
16- 6 Qui dicit illis : Nolite expavescere
Luc. 2-10 Et dixit illis Angelus : Nolite timere
5-10 Noli timere : ex hoc jam homines eris cap.
6-37 Nolite judicare, et non judicabimini
Nolite condemnare, et non condemnabimini
7- 6 Domine, noli vexari : non enim sum dignus
-13 Motus super eam, dixit illi : Noli flere
8-49 Quia mortua est filia tua, noli vexare illum
-50 Noli timere, crede tantum, et salva erit
-52 At ille dixit : Nolite flere, non est mortua
9-50 Et ait ad illum Jesus : Nolite prohibere
10- 4 Nolite portare sacculum, neque peram
- 7 Nolite transire de domo in domum
-20 Verumtamen in hoc nolite gaudere
11- 7 Noli mihi molestus esse, jam ost. clausum est
12- 7 Nolite ergo timere : multis passeribus pluris vos estis
-11 Nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis
-22 Nolite solliciti esse animæ vestræ quid manducetis
-29 Et vos nolite quærere quid manducetis, aut quid bibatis : et nolite in sublime tolli
-32 Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit
13-34 Quoties volui congregare fil. tuos quemadm. avis nidum suum sub pennis, et noluisti ?
14-12 Noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos
15-28 Indignatus est autem, et nolebat introire
17-23 Et ecce illic. Nolite ire, neque sectemini
18- 4 Et nolebat per multum tempus
-13 Stans, nolebat nec oculos ad cœlum levare
-16 Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare

Luc. 19-14 Dicentes : Nolumus hunc regnare super nos
-27 Qui noluerunt me regnare super se, adducite
21- 8 Nolite ergo ire post eos
- 9 Cum a. audieritis prælia... nolite terreri
23-28 Filiæ Jerusalem, nolite flere super me
24-36 Dicit eis : Pax vobis : ego sum, nolite timere
Joan. 2-16 Auferte ista hinc, et nolite facere domum Patris mei, domum negotiationis
5-14 Ecce sanus factus es : jam noli peccare
-28 Nolite mirari hoc, quia venit hora
-45 Nolite putare quia ego accusaturus sim vos
6-20 Ille autem dicit eis : Ego sum : nolite timere
-43 Et dixit eis : Nolite murmurare in invicem
7-24 Nolite judicare secundum faciem
10-37 Si non facio opera Patris mei, nolite credere
12-15 Noli timere, filia Sion : ecce Rex tuus venit
19-21 Noli scribere, Rex Judæorum
20-17 Dicit ei Jesus : Noli me tangere
-27 Et noli esse incredulus, sed fidelis
Act. 7-39 Cui noluerunt obedire patres nostri
18- 9 Noli timere, sed loquere, et ne taceas
-15 Vos ipsi videritis : judex ego horum nolo esse
20-10 Nolite turbari, anima enim ipsius in ipso est
Rom. 1-13 Nolo autem vos ignorare, fratres
7-16 Si a. quod nolo, illud facio : consentio legi
-19 Sed quod nolo malum, hoc ago
-20 Si autem quod nolo, illud facio : jam non ego operor
11-18 Noli gloriari adversus ramos. Quod si glor.
-20 Tu a. fide stas : noli altum sapere, sed time
-25 Nolo e. vos ignorare, fratres, mysterium hoc
12- 2 Et nolite conformari huic sæculo
-14 Benedicite, et nolite maledicere
-16 Nolite esse prudentes apud vosmetipsos
-21 Noli vinci a malo, sed vince in bono malum
14-15 Noli cibo tuo illum perdere
-20 Noli propter escam destruere opus Dei
1 Cor. 4- 5 Itaque nolite ante tempus judicare
6- 9 An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt ? Nolite errare
7- 5 Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu
-23 Pretio empti estis, nolite fieri servi homin.
-27 Alligatus es uxori ? noli quærere solutionem Solutus es ab uxore ? noli quærere uxorem
10- 1 Nolo enim vos ignorare, fratres
-20 Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum
-28 Nolite manducare, propter illum qui indicavit
12- 1 De spiritualibus autem nolo vos ignorare
14-20 Fratres, nolite pueri effici sensibus
-39 Et loqui linguis nolite prohibere
15-33 Nolite seduci : Corrumpunt mores bonos
-34 Evigilate justi, et nolite peccare
16- 7 Nolo enim vos modo in transitu videre
2 Cor. 5- 4 Eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri
6-14 Nolite jugum ducere cum infidelibus
Galat. 5- 1 Et nolite iterum jugo servitutis contineri
6- 7 Nolite errare : Deus non irridetur
Ephes. 4-26 Irascimini, et nolite peccare : sol non occidat
-27 Nolite locum dare diabolo
-30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei
5- 7 Nolite ergo effici participes eorum
-11 Et nolite communicare operibus infructuosis
-17 Propterea nolite fieri imprudentes
-18 Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria
6- 4 Nolite ad iracundiam provocare filios vest.
Colos. 3- 9 Nolite mentiri invicem, expoliantes vos
-19 Et nolite amari esse ad illas
-21 Nolite ad indignationem provocare filios
1 Thes. 4-12 Nolumus autem vos ignorare, fratres
5-19 Spiritum nolite extinguere
-20 Prophetias nolite spernere
2 Thes. 3-13 Fratres, nolite deficere benefacientes
-15 Et nolite quasi inimicum existimare
1 Tim. 4-14 Noli negligere gratiam quæ in te est
5-19 Adversus presbyterum accusationem noli recipere
-23 Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino
2 Tim. 1- 8 Noli itaque erubescere testimonium Domini
2-14 Noli contendere verbis : ad nihil e. utile est
Hebr. 3- 8 Nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione
-15 Nolite obdurare corda vestra, quemadmodum in illa exacerbatione
4- 7 Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra
10- 5 Dicit : Hostiam et oblationem noluisti
- 8 Holocautomata pro peccato noluisti
-35 Nolite itaque amittere confidentiam vestram
12- 5 Fili mi, noli negligere disciplinam Domini
13- 2 Et hospitalitatem nolite oblivisci
- 9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci
-16 Beneficentiæ autem et communionis nolite oblivisci

Jacob. 1-16 Nolite itaque errare, fratres mei dilectissimi
2- 1 Nolite in personarum acceptione habere fid.
3- 1 Nolite plures magistri fieri, fratres mei
-14 Nolite gloriari, et mendaces esse adversus veritatem
4-11 Nolite detrahere alterutrum, fratres
5- 9 Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum
-12 Ante omnia a., fratres mei, nolite jurare
1 Petr. 4-12 Charissimi, nolite peregrinari in fervore
2 Petr. 3- 9 Patienter agit propter vos, nolens aliquos perire
1 Joan. 2-15 Nolite diligere mundum, neque ea
3-13 Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus
4- 1 Charissimi, nolite omni spiritui credere
2 Joan. -10 Nolite recipere eum in domum
-12 Plura habens vobis scribere, nolui per chart.
3 Joan. -11 Charissime, noli imitari malum, sed quod bonum est
-13 Sed nolui per atramentum et calamum
Apoc. 1-17 Dicens : Noli timere : ego sum primus
7- 3 Dicens : Nolite nocere terræ et mari
10- 4 Signa quæ locuta sunt... et noli ea scribere

NOMEN.

Gen. 2-11 Nomen uni Phison : ipse est qui circuit
-13 Et nomen fluvii secundi Gehon
-14 Nomen vero fluminis tertii Tigris
-19 Omne enim quod vocavit Adam animæ viventis, ipsum est nomen ejus
-20 Appellavitque Adam nominibus suis cuncta
3-20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva
4-17 Vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui
-19 Nomen uni Ada, et nomen alteri Sella
-21 Et nomen fratris ejus Jubal : ipse fuit pater
-25 Peperit filium, vocavitque nomen ejus Seth
-26 Iste cœpit invocare nomen Domini
5- 2 Et vocavit nomen eorum Adam
- 3 Vocavitque nomen ejus Seth
-29 Vocavitque nomen ejus Noë, dicens
10-25 Nomen uni Phaleg, eo quod in diebus ejus divisa sit terra : et nomen fratris ejus Jectan
11- 4 Celebremus nomen nostr. antequam divid.
- 9 Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel
-29 Nomen uxoris Abram, Saraï : et nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran
12- 2 Magnificabo nomen tuum, erisq. benedictus
13- 4 Et invocavit ibi nomen Domini
16- 1 Habens ancillam Ægyptiam nomine Agar
-11 Paries filium : vocabisque nomen ejus Ismaël
-13 Vocavit autem nomen Domini qui loquebatur ad eam
-15 Qui vocavit nomen ejus Ismaël
17- 5 Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram
-19 Pariet tibi filium, vocabisque nomen ejus Isaac
19-22 Idcirco vocatum est nomen urbis ill. Segor
-37 Et vocavit nomen ejus Moab
-38 Peperit filium, et vocavit nomen ejus Ammon
21- 3 Vocavitque Abraham nomen filii sui.. Isaac
-33 Et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni
22-14 Appellavitque nomen loci illius, Dom. videt
-24 Concubina vero illius, nomine Roma
24-62 Cujus nomen est Viventis et videntis
25- 1 Aliam duxit uxorem nomine Ceturam
-11 Juxta puteum nomine Viventis et videntis
-13 Et hæc nomina filiorum ejus in vocabulis
-16 Et hæc nomina per castella et oppida eorum
-25 Vocatumque est nomen ejus Esaü
26-18 Appellavitque eos eisdem nominibus
-20 Quam ob rem nomen putei, ex eo quod acciderat, vocavit Calumniam
-22 Itaque vocavit nomen ejus, Latitudo, dicens
-25 Et invocato nomine Domini, extendit
-33 Et nomen urbi impositum est Bersabee
27-36 Juste vocatum est nomen ejus Jacob
28-19 Appellavitque nomen urbis Bethel
29-16 Habebat vero duas filias : nomen majoris Lia
-24 Dans ancillam filiæ, Zelpham nomine
-32 Vocavitque nomen ejus Ruben, dicens
-33 Vocavitque nomen ejus Simeon
-34 Et idcirco appellavit nomen ejus Levi
30- 6 Et idcirco appellavit nomen ejus Dan
-11 Feliciter ! et idcirco vocavit nomen ejus Gad
-18 Appellavitque nomen ejus Issachar
-21 Post quem peperit filiam nomine Dinam
-24 Et vocavit nomen ejus Joseph, dicens
31-48 Et idcirco appellatum est nomen ejus Galaad
32- 2 Et appellavit nomen loci illius Mahanaim
-27 Quod nomen est tibi ? Respondit : Jacob
-28 Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum
-29 Dic mihi, quo appellaris nomine ? Respondit : Cur quæris nomen meum ?

Gen. 32-30 Vocavitq. Jacob nomen loci illius Phanuë
33-17 Appellavit nomen loci illius Socoth
35- 7 Et appellavit nomen loci illius, Domus Dei
- 8 Vocatumq. est nomen loci ill. Quercus fletu
-10 Sed Israël erit nomen tuum
-15 Vocansque nomen loci illius Bethel
-18 Vocavit nomen filii sui Benoni
36-10 Hæc nomina filiorum ejus : Eliphaz fil. Ada
-32 Bela filius Beor, nomenq. urbis ejus Denaba
-35 Et nomen urbis ejus Avith
-39 Nomenque urbis ejus Phaü : et appellabatu
-40 Hæc ergo nomina ducum Esaü in cognation
38- 1 Divertit ad vir. Odollamitem nomine Hiran
- 3 Et peperit filium, et vocavit nomen ejus He
- 6 Dedit autem Judas uxorem primogenito su Her, nomine Thamar
- 9 Ne liberi fratris nomine nascerentur
-29 Ob hanc causam vocavit nomen ejus Phare
41-45 Vertitque nomen ejus, et vocavit eum lingua Ægyptiaca, Salvatorem mundi
46- 8 Hæc sunt autem nomina filiorum Israël
48- 6 Et nomine fratrum suorum vocabuntur
- 7 Quæ alio nomine appellatur Bethlehem
-16 Et invocetur super eos nomen meum Nomina quoque patrum meorum, Abrahan
50-11 Vocatum est nomen loci il. Planctus Ægypt
Exod. 1- 1 Hæc sunt nomina filiorum Israël
2-10 Vocavitque nomen ejus Moyses, dicens
3-13 Si dixerint mihi : Quod est nomen ejus ?
-15 Hoc nomen mihi est in æternum
5-23 Ad Pharaonem ut loquerer in nomine tuo
6- 3 Et nomen meum Adonai non indicavi eis
-16 Hæc nomina filiorum Levi per cognationes
9-16 Et narretur nomen meum in omni terra
15- 3 Quasi vir pugnator, Omnipotens nomen ej
-23 Unde et congruum loco nomen imposuit
16-31 Appellavitq. domus Israël nomen ejus, Man
17- 7 Et vocavit nomen loci illius, Tentatio
-15 Vocavit nomen ejus, Dominus exaltatio me
20- 7 Non assumes nomen Domini Dei tui in van
-24 In omni loco in quo memoria fuerit nomini
23-13 Per nomen externor. deorum non jurabiti
-21 Cum peccaveris, et est nomen meum in illo
28- 9 Et sculpes in eis nomina filiorum Israël
-10 Sex nomina in lapide uno, et sex reliqua
-11 Sculpes eos nominibus filiorum Israël
-12 Portabitq. Aaron nomina eorum coram Do.
-21 Habebuntque nomina filiorum Israël Duodecim nominibus cælabuntur Singuli lapides nominibus singulorum
-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël
30-13 Hoc autem dabit omnis qui transit ad nomen
31- 2 Ecce, vocavi ex nomine Beseleel filium Ur
33- 7 Vocavitque nomen ejus, Tabernac. fœderi
-12 Novi te ex nomine, et invenisti gratiam coram me
-17 Et te ipsum novi ex nomine
-19 Et vocabo in nomine Domini coram te
34- 5 Stetit Moyses cum eo, invocans nomen Do
-14 Dominus zelotes nomen ejus
35-30 Ecce, vocavit Dominus ex nomine Beseleel
39- 6 Sculptos arte gemmaria nominibus filior. Is
-14 Sculpti erant nominibus duodecim tribuun Singuli per nomina singulorum
Levit. 18-21 Nec pollues nomen Dei tui. Ego Dominus
19-12 Non perjurabis in nomine meo Nec pollues nomen Dei tui. Ego Dominus
20- 3 Ac polluerit nomen sanctum meum
21- 6 Et non polluent nomen ejus
- 9 Et violaverit nomen patris sui
22- 2 Et non contaminent nomen sanctificatoru
-32 Ne polluatis nomen meum sanctum
24-11 Cumque blasphemasset nomen Dei, et ma ledixisset
-16 Et qui blasphemaverit nomen Domini
Num. 1- 2 Tollite... et nomina singulorum
- 5 Quorum ista sunt nomina : de Ruben, Elisu
-18 Et nomina singulorum, a vigesimo anno
-20 Et nomina capitum singulorum
-22 Recensiti sunt per nomina et capita singu
-24 Recensiti sunt per nomina singulorum
-26 Per nomina singulorum a vigesimo anno
-28 Per nomina singulorum a vigesimo anno
-30 Recensiti sunt per nomina singulorum
-32 Recensiti sunt per nomina singulorum
-34 Recensiti sunt per nomina singulorum
-36 Recensiti sunt nominibus singulorum
-38 Recensiti sunt nominibus singulorum
-42 Recensiti sunt nominibus singulorum
3- 3 Hæc nomina filiorum Aaron sacerdotum
-17 Et inventi sunt filii Levi per nomina sua
-27 Familiæ Caathitar. recensitæ per nomina
-33 Moholitæ et Musitæ recensiti per nomir
-43 Et fuerunt masculi per nomina sua
4-46 Et quos recenseri fecit ad nomen Moyses

Num. 6-27 Invocabuntque nomen meum sup. filios Isr.
11- 3 Vocavitque nomen loci illius, Incensio
13- 4 Mittens principes viros : quorum ista sunt nomina
-17 Hæc sunt nomina viror. quos misit Moyses
16- 2 Et qui tempore concilii per nomina vocabantur
17- 2 Et uniuscujusque nomen superscribes virgæ
- 3 Nomen autem Aaron erit in tribu Levi
21- 3 Et vocavit nomen loci illius Horma
25-14 Erat a. nomen viri Israëlitæ... Zambri
26-33 Sed tantum filias, quarum ista sunt nomina
-46 Nomen autem filiæ Aser, fuit Sara
27- 3 Cur tollitur nomen illius de familia sua
32-38 Et Nabo et Baalmeon versis nominibus
-42 Vocavitque eam ex nomine suo Nobe
34- 4 Egredientur confinia ad villam nomine Adar
-17 Nomina virorum qui terram vobis divident
Deut. 2-18 Tu transibis hodie... urbem nomine Ar
-25 Ut audito nomine tuo paveant
3-14 Vocavitque ex nomine suo Basan, Havoth.
5-11 Non usurpabis nomen Do. Dei tui frustra
6-13 Illi soli servies, ac per nomen illius jurabis
7-24 Et disperdes nomina eorum sub cœlo
9-14 Et deleam nomen ejus de sub cœlo
10- 8 Ac benediceret in nomine illius usque in præsentem diem
-20 Ipsi adhærebis, jurabisque in nomine illius
12- 3 Disperdite nomina eorum de locis illis
- 5 Ponat nomen suum ibi, et habitet in eo
-11 In loco quem elegerit... ut sit nomen ejus
-21 Locus autem quem elegerit Dominus Deus tuus ut sit nomen ejus ibi
14-23 Quem elegerit ut in eo nomen ill. invocetur
16- 2 In loco quem elegerit... ut habitet nomen ejus ibi
- 6 Sed in loco quem elegerit Dominus Deus tuus ut habitet nomen ejus ibi
-11 In loco quem elegerit... ut habitet nomen
18- 5 Et ministret nomini Domini ipse, et filii ejus
- 7 Ministrabit in nomine Domini Dei sui
-19 Quæ loquetur in nomine meo, audire noluerit
-20 Depravatus voluerit loqui in nomine meo
Aut ex nomine alienorum deorum
-22 Quod in nomine Domini propheta ille prædixerit
21- 5 Ut ministrent ei, et benedicant in nomine ej.
22-14 Objiciens ei nomen pessimum
-17 Imponit ei nomen pessimum, ut dicat
-19 Diffamavit nomen pessim. super virginem
25- 6 Primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit, ut non deleatur nomen ejus
- 7 Non vult... suscitare nomen fratris sui in Is.
-10 Et vocabitur nomen illius in Israël
-19 Delebis nomen ejus sub cœlo
26- 2 Ut ibi invocetur nomen ejus
-19 In laudem, et nomen, et gloriam suam
28-10 Quod nomen Domini invocatum sit super te
-58 Et timueris nomen ejus gloriosum et terrib.
29-20 Et deleat Dominus nomen ejus sub cœlo
32- 3 Quia nomen Domini invocabo
Josue. 2- 1 Qui pergentes ingressi sunt domum meretricis, nomine Rahab
5- 9 Vocatumque est nomen loci illius Galgala
6-27 Et nomen ejus vulgatum est in omni terra
7- 9 Atque delebunt nomen nostrum de terra
Et quid facies magno nomini tuo ?
-26 Vocatumque est nomen loci illius, Vallis Achor, usque hodie
9- 9 Venerunt servi tui in nomine Dom. Dei tui
-18 Eo quod jurassent eis... in nomine Domini
-19 Juravimus illis in nomine Domini
14-15 Nomen Hebron ante vocabatur Cariatharbe
17- 3 Quarum ista sunt nomina, Maala et Noa
19-47 Vocantes nomen ejus Lesem Dan, ex nomine Dan patris sui
21- 9 Dedit Josuë civit. quarum ista sunt nomina
23- 7 Ne... juretis in nomine deorum earum
Judic. 1-10 Cujus nomen fuit antiquitus Cariatharbe
-11 Dabir, cujus nomen vetus erat Cariath-Sepher
-17 Vocatumque est nomen urbis Horma
2- 5 Et vocatum est nomen loci illius, Locus Flentium
4- 2 Habuitq. ducem exerc. sui nomine Sisaram
- 5 Sub palma quæ nomine illius vocabatur
8-14 Interrogavitque eum nomina principum
-31 Genuit ei filium nomine Abimelech
9-46 Et ex eo locus nomen acceperat
10- 4 Ex nomine ejus sunt appellatæ Havoth-Jaïr
13- 2 Erat autem quidam vir de Saraa... nomine Manuë
- 6 Et quo nomine vocaretur, noluit mihi dicere

Judic. 13-17 Dixitque ad eum : Quod est tibi nomen·
-18 Cur quæris nomen meum, quod est mirabile ?
-24 Peperit itaq. fil. et vocavit nomen ej. Samson
15-17 Et vocavit nomen loci illius Ramath Lechi
-19 Idcirco appellatum est nomen loci illius
17- 1 Fuit eo tempore vir quidam... nomine Michas
18-12 Ex eo tempore, Castror. Dan nomen accepit
-29 Vocato nomine civitatis Dan juxta vocabul.
19-10 Jebus, quæ altero nomine vocatur Jerusal.
Ruth. 2- 1 Homo potens et magnar. opum, nomine Booz
- 3 Ut ager ille haberet dominum nomine Booz
-19 Et nomen dixit viri, quod Booz vocaretur
4- 1 Et sede hic : vocans eum nomine suo
- 5 Ut suscites nomen propinqui tui in hæred.
-10 Ut suscitem nomen defuncti in hæreditate s.
-11 Et habeat celebre nomen in Bethlehem
-14 Et vocaretur nomen ejus in Israël
-17 Vocaverunt nomen ejus Obed
1 Reg. 1- 1 Et nomen ejus Elcana, filius Jeroham
- 2 Nomen uni Anna, et nomen secundæ Phenenna
-20 Peperit filium, vocavitq. nomen ejus Samuël
7-12 Et vocavit nomen loci illius, Lapis Adjutorii
8- 1 Fuitq. nomen filii ej. primogeniti Joël, et nomen secundi Abia, judicum in Bersabee
9- 1 Et erat vir de Benjamin nomine Cis
12-22 Et non derelinquet Dominus populum suum propter nomen suum magnum
14- 4 Nomen uni Boses, et nomen alteri Sene
-49 Et nomina duarum filiarum ejus, nomen primogenitæ Merob, et nomen minoris Michol
-50 Et nomen uxoris Saül, Achinoam
17- 4 Et egressus est vir spurius... nomine Goliath
-12 Cui nomen erat Isaï, qui habebat octo filios
-13 Et nomina trium filiorum ejus qui perrexer.
-23 Goliath nomine, Philisthæus, de Geth
-45 Venio ad te in nomine Domini exercituum
18-30 Et celebre factum est nomen ejus nimis
20-19 Et sedebis juxta lapidem cui nomen est Ezel
-42 Quæcumque juravimus ambo in nomine Do.
21- 7 Et nomen ej. Doëg Idumeus, potentissimus
22-20 Cujus nomen erat Abiathar, fugit ad David
24-22 Neq. auferas nomen meum de domo patris
25- 3 Nomen autem viri illius erat Nabal
Et nomen uxoris ejus Abigaïl
- 5 Et salutabitis eum ex nomine meo pacifice
- 9 Locuti sunt ad Nabal omnia verba hæc ex nomine David
-25 Quoniam secundum nomen suum stultus est
2 Reg 2-16 Vocatumque est nomen loci illius, Ager Robustorum
3- 7 Fuerat a. Saüli concubina nomine Respha
4- 2 Nomen uni Baana, et nomen alteri Rechab
5-14 Et hæc nomina eorum qui nati sunt ei
-20 Vocat. est nomen loci illius Baalpharasim
6- 2 Super quam invocatum est nomen Domini
- 8 Vocat. est nomen loci illius, Percussio Ozæ
-18 Benedixit populo in nomine Domini exercit.
7- 9 Fecique tibi nomen grande, juxta nomen magnorum qui sunt in terra
-13 Ædificabit domum nomini meo
-23 Poneret sibi nomen, faceretque eis magnalia
-26 Ut magnificetur nomen tuum usq. in sempit.
8-13 Fecit quoque sibi David nomen
9- 2 Erat a. de domo Saül servus nomine Siba
-12 Habebat autem Miphiboseth filium parvulum nomine Micha
12-24 Genuit fil., et vocavit nomen ejus Salomon
-25 Et vocavit nomen ejus, Amabilis Domino
-28 Nomini meo ascribatur victoria
13- 3 Erat autem Amnon amicus, nomine Jonadab
14- 7 Ut non supersit viro meo nomen
-27 Et filia una nomine Thamar, elegantis formæ
16- 5 Ecce egrediebatur inde vir... nomine Semeï
18-18 Et hoc erit monimentum nominis mei
Vocavitque titulum nomine suo
20- 1 Ut ibi esset vir Belial, nomine Seba
22-50 Et nomini tuo cantabo
23- 8 Hæc nomina fortium David
3 Reg. 1-47 Amplificet Deus nomen Salomonis super nomen tuum, et magnificet thronum ejus
3- 2 Non e. ædificat. erat templum nomini Dom.
4- 8 Et hæc nomina eorum : Benhur, in monte
5- 5 Cogito ædificare templum nomini Do. Dei m.
Ipse ædificabit domum nomini meo
7-21 Vocavit nomen Jachin
Et vocavit nomen ejus Booz
8-16 Ut ædificaretur domus, et esset nomen meum ibi
-18 Ædificare domum nomini meo, bene fecisti
-19 Ipse ædificabit domum nomini meo
-20 Et ædificavi domum nomini Domini Dei Isr.

3 Reg. 8-29 De qua dixisti : Erit nomen meum ibi
-33 Et confitentes nomini tuo, venerint, et orav.
-35 In loco isto, pœnitentiam egerint nomini tuo
-41 Cum venerit... propter nomen tuum
Audietur enim nomen tuum magnum
-43 Ut discant universi populi terrarum nomen tuum timere
Et probent quia nomen tuum invocatum est
-44 Contra domum quam ædificavi nomini tuo
-48 Et templi quod ædificavi nomini tuo
9- 3 Ut ponerem nomen meum ibi in sempitern.
- 7 Et templum quod sanctificavi nomini meo
10- 1 Audita fama Salomonis in nomine Domini
11-26 Cujus mater erat nomine Serva, mulier vid.
-36 Quam elegi ut esset nomen meum ibi
13- 2 Ecce filius nascetur domui David, Josias nomine
14-21 Quam elegit Dom. ut poneret nomen s. ibi
Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
-31 Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
15- 2 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom
-10 Nomen matris ejus Maacha filia Abessalom
16-24 Vocavit nomen civitatis quam extruxerat, nomine Somer domini montis, Samariam
18-24 Invocate nomina deorum vestrorum
Et ego invocabo nomen Domini mei
-25 Et invocate nomina deorum vestrorum
-26 Et invocabant nomen Baal de mane usque
-31 Dicens : Israël erit nomen tuum
-32 Ædificavit de lapidibus altare in nomine Do.
21- 8 Scripsit itaque litteras ex nomine Achab
22-16 Nisi quod verum est, in nomine Domini
-42 Nomen matris ejus Azuba filia Salaï
4 Reg. 2-24 Vidit eos, et maledixit eis in nomine Dom.
5-11 Et stans invocaret nomen Domini Dei sui
8-26 Nomen matris ejus Athalia filia Amri regis
12- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee
14- 2 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
- 7 Vocavitque nomen ejus Jectehel
-27 Ut deleret nomen Israël de sub cœlo
15- 2 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
-33 Nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc
18- 2 Nomen matris ejus Abi filia Zachariæ
- 4 Vocavitque nomen ejus Nohestan
21- 1 Nomen matris ejus Haphsiba
- 4 Dixit Dom. : In Jerus. ponam nomen meum
- 7 Ponam nomen meum in sempiternum
-19 Nomen matris ejus Messalemeth filia Harus
22- 1 Nomen matris ejus Idida filia Hadaïa
23-27 Domum, de qua dixi : Erit nomen meum ibi
-31 Nomen matris ejus Amital filia Jeremiæ
-34 Vertitque nomen ejus Joakim
-36 Nomen matris ejus Zebida filia Phadaïa
24- 8 Nomen matris ejus Nohesta filia Elnathan
-17 Imposuitque nomen ei Sedeciam
-18 Nomen matris ejus erat Amital filia Jerem.
1 Par. 1-19 Heber nati sunt duo filii, nomen uni Phaleg
Et nomen fratris ejus Jectan
-43 Et nomen civitatis ejus, Denaba
-46 In terra Moab : et nomen civitatis ejus Avith
-50 Cujus urbis nomen fuit Phaü
2-18 Filius Hesron accepit uxorem nomine Azuba
-26 Duxit quoque uxorem alteram Jerameel, nomine Atara
-29 Nomen vero uxoris Abisur, Abihaïl
-34 Servum (*habuit*) Ægyptium nomine Jeraa
4- 3 Nomen quoque sororis eorum, Asalelphuni
- 9 Et mater ejus vocavit nomen illius Jabes
6-17 Et hæc nomina filiorum Gerson : Lobni
-65 Urbes has quas vocaverunt nominibus suis
7-15 Et habuit sororem nomine Maacha
Nomen autem secundi, Salphaad
-16 Vocavitque nomen ejus Phares
Porro nomen fratris ejus Sares
-23 Peperit filium, et vocavit nomen ejus Beria
8-29 Abigabaon, et nomen uxoris ejus Maacha
-38 Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus
9-35 Et nomen uxoris ejus Maacha
-44 Porro Asel sex filios habuit his nominibus
12-31 Singuli per nomina sua venerunt
13- 6 Ubi invocatum est nomen ejus
14- 4 Et hæc nomina eorum qui nati sunt ei
-11 Vocatum est nomen illius loci, Baalpharasim
-17 Divulgatumq. est nomen David in universis
16- 2 Benedixit populo in nomine Domini
- 8 Confitemini Domino, et invocate nomen ej.
-10 Laudate nomen sanctum ejus
-29 Date Domino gloriam, nomini ejus
-35 Ut confiteamur nomini sancto tuo
17- 8 Fecique tibi nomen quasi unius magnorum
-24 Permaneatque et magnificetur nomen tuum
21-19 Quem locutus ei fuerat ex nomine Domini
22- 7 Ut ædificarem domum nomini Do. Dei mei
- 8 Non poteris ædificare domum nomini meo

1 Par. 22-10 Ipse ædificabit domum nomini meo
-19 In domum quæ ædificatur nomini Domini
23-13 Ac benediceret nomini ejus in perpetuum
27- 4 Ahohites, et post se alter nomine Macelloth
28- 3 Non ædificabis domum nomini meo
29-13 Et laudamus nomen tuum inclytum
-16 Ut ædificaretur domus nomini sancto tuo
2 Par. 2- 1 Decrevit autem Salomon ædificare domum nomini Domini
- 4 Ut ædificem domum nomini Domini Dei mei
6- 2 Ego autem ædificavi domum nomini ejus
- 5 Ut ædificaretur in ea domus nomini meo
- 6 Sed elegi Jerus. ut sit nomen meum in ea
- 7 Ut ædificaret domum nomini Dom. Dei Isr.
- 8 Ut ædificares domum nomini meo
- 9 Ipse ædificabit domum nomini meo
-10 Et ædificavi domum nomini Do. Dei Israël
-20 Pollicitus es ut invocaretur nomen tuum
-24 Et obsecraverint nomen tuum
-26 Et confessi nomini tuo, et conversi a peccat.
-32 Propter nomen tuum magnum
-33 Ut sciant omnes populi terræ nomen tuum
Quia nomen tuum invocatum est super dom.
-34 Et domus quam ædificavi nomini tuo
-38 Et domus quam ædificavi nomini tuo
7-14 Super quos invocatum est nomen meum
-16 Ut sit nomen meum ibi in sempiternum
-20 Domum hanc quam sanctificavi nomini meo
12-13 Ut confirmaret nomen suum ibi
Nomen a. matris ejus Naama Ammanitis
13- 2 Nomenque matris ejus Michaïa filia Uriel
14-11 In te e. et in tuo nomine habentes fiduciam
18-15 Nisi quod verum est, in nomine Domini
20- 8 Extruxerunt in illa sanctuarium nomini tuo
- 9 In qua invocatum est nomen tuum
-16 Ascensuri enim sunt per clivum nomine Sis
-31 Et nomen matris ejus Azuba filia Selahi
22- 2 Et nomen matris ejus Athalia filia Amri
24- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee
25- 1 Nomen matris ejus Joadan de Jerusalem
26- 3 Nomen matris ejus Jechelia de Jerusalem
- 8 Divulgatum est nomen ej. usque ad introit.
- 15 Egressumque est nomen ejus procul
27- 1 Nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc
28- 9 Erat ibi propheta Domini, nomine Obed
29- 1 Nomen matris ejus Abia filia Zachariæ
33- 4 In Jerusalem erit nomen meum in æternum
- 7 Ponam nomen meum in sempiternum
-18 Qui loquebantur ad eum in nomine Domini
36- 4 Et vertit nomen ejus Joakim
1 Esdr. 2-61 Et vocatus est nomine eorum
5- 1 Prophetantes... in nomine Dei Israël
- 4 Quæ essent nomina hominum auctorum
-10 Sed et nomina eorum quæsivimus ab eis
6-12 Deus a. qui habitare fecit nomen suum ibi
8-13 Et hæc nomina eorum Elipheleth : et Jehiel
-20 Omnes hi suis nominibus vocabantur
10-16 Et omnes per nomina sua, et sederunt in die
2 Esdr. 1- 9 Quem elegi ut habitaret nomen meum ibi
-11 Qui volunt timere nomen tuum
7-63 Et vocatus est nomine eorum
9- 5 Et benedicant nomini gloriæ tuæ excelso
- 7 Et posuisti nomen ejus Abraham
-10 Et fecisti tibi nomen, sicut et in hac die
Tobiæ. 1- 9 Genuitque ex ea filium, nomen suum imponens ei
3- 8 Dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos
-13 Dixit : Benedictum est nomen tuum, Deus
-23 Sit nomen tuum, Deus Israël, benedictum
6-11 Raguël nomine, vir propinquus de tribu tua
Et hic habet filiam nomine Saram
8- 9 In qua benedicatur nomen tuum in sæcula
13-15 Nomen enim magnum invocabunt in te
Judith. 7-24 Et dabit gloriam nomini suo
9-10 Et Dominus nomen est tibi
-11 Et polluere tabernaculum nominis tui
-15 Erit enim hoc memoriale nominis tui
10- 8 Et sit nomen tuum in numero sanctorum
11-21 Et nomen tuum nominabitur in univ. terra
13-25 Quia hodie nomen tuum ita magnificavit
-31 In omni gente quæ audierit nomen tuum
16- 2 Exaltate, et invocate nomen ejus
- 3 Do. conterens bella, Dominus nomen est illi
Esth. 2- 7 Edissæ, quæ altero nomine vocabatur Esther
-14 Nisi voluisset rex, et eam venire jussisset ex nomine
-22 Nuntiavit.. illa regi, ex nomine Mardochæi
3-12 Pro varietate linguarum ex nomine regis
8- 8 Scribite ergo Judæis... regis nomine
Ut epistolis quæ ex regis nomine mittebantur
-10 Epistolæ quæ regis nomine mittebantur
-17 Cunctos Judaïci nominis terror invaserat
9- 4 Fama quoq. nominis ejus crescebat quotidie
- 6 Hostis Judæor. : quorum ista sunt nomina
Esth. 10- 8 Qui conati sunt delere nomen Judæorum
13- 3 Et erat post regem secundus, Aman nomine
-17 Ut viventes laudemus nomen tuum, Domine
16-17 Quas sub nomine nostro ille direxerat
Job. 1- 1 Vir erat in terra Hus, nomine Job
-21 Sicut Domino placuit, ita factum est : sit nomen Domini benedictum
18-17 Et non celebretur nomen ejus in plateis
42-14 Et vocavit nomen unius Diem, et nomen secundæ Cassiam, et nomen tertiæ Cornustibii
Psal. 5-12 Et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum
7-18 Et psallam nomini Domini altissimi
8- 2 Quam admirabile est nomen tuum in universa terra !
-10 Quam admirabile est nomen tuum in universa terra !
9- 3 Psallam nomini tuo, Altissime
- 6 Nomen eorum delesti in æternum et in sæc.
-11 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum
12- 6 Et psallam nomini Domini altissimi
15- 4 Nec memor ero nominum eor. per labia mea
17-50 Et nomini tuo psalmum dicam
19- 2 Protegat te nomen Dei Jacob
- 6 Et in nomine Dei nostri magnificabimur
- 8 Nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus
21-23 Narrabo nomen tuum fratribus meis
22- 3 Deduxit me super semitas justitiæ, propter nomen suum
24-11 Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis
28- 2 Afferte Domino gloriam nomini ejus
30- 4 Propter nomen tuum deduces me, et enut.
32-21 Et in nomine sancto ejus speravimus
33- 4 Et exaltemus nomen ejus in idipsum
39- 5 Beatus vir cujus est nomen Domini spes ej.
40- 6 Quando morietur, et peribit nomen ejus ?
43- 6 Et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis
- 9 Et in nomine tuo confitebimur in sæculum
-21 Si obliti sumus nomen Dei nostri
-26 Et redime nos propter nomen tuum
44-18 Memores erunt nominis tui in o. generatione
47-11 Secund. nomen tuum, Deus, sic et laus tua
48-12 Vocaverunt nomina sua in terris suis
51-11 Et expectabo nomen tuum, quoniam bonum est
53- 3 Deus, in nomine tuo salvum me fac
- 8 Et confitebor nomini tuo, Domine
60- 6 Dedisti hæreditatem timentibus nomen tuum
- 9 Sic Psalmum dicam nomini tuo in sæculum
62- 5 Et in nomine tuo levabo manus meas
65- 2 Psalmum dicite nomini ejus : date gloriam
- 4 Et psallat tibi : Psalmum dicat nomini tuo
67- 5 Cantate Deo, Psalmum dicite nomini ejus
Ascendit super Occasum : Dom. nomen illi
68-31 Laudabo nomen Dei cum cantico
-37 Et qui diligunt nomen ejus habitabunt in ea
71-14 Et honorabile nomen eorum coram illo
-17 Sit nomen ejus benedictum in sæcula
Ante solem permanet nomen ejus
-19 Et benedictum nomen majestatis ejus in æternum
73- 7 In terra polluerunt tabernacul. nominis tui
-10 Irritat adversarius nomen tuum in finem
-18 Et populus insipiens incitavit nomen tuum
-21 Pauper et inops laudabunt nomen tuum
74- 2 Confitebimur, et invocabimus nomen tuum
75- 2 In Israël magnum nomen ejus
78- 6 Quæ nomen tuum non invocaverunt
- 9 Propter glor. nominis tui, Dom., libera nos
Et propitius esto... propter nomen tuum
79-19 Vivificabis nos : et nomen t. invocabimus
82- 5 Et non memoretur nomen Israël ultra
-17 Et quærent nomen tuum, Domine
-19 Et cognoscant quia nomen tibi Dominus
85- 9 Et glorificabunt nomen tuum
-11 Lætetur cor meum ut timeat nomen tuum
-12 Et glorificabo nomen tuum in æternum
88-13 Thabor et Hermon in nomine tuo exultabunt
-17 Et in nomine tuo exultabunt tota die
-25 Et in nomine meo exaltabitur cornu ejus
90-14 Protegam eum, quoniam cognovit nomen meum
91- 2 Bonum est... et psallere nomini tuo, Altissime
95- 2 Cantate Domino, et benedicite nomini ejus
- 8 Afferte Domino gloriam nomini ejus
98- 3 Confiteantur nomini tuo magno
- 6 Samuël inter eos qui invocant nomen ejus
99- 4 Confitemini illi. Laudate nomen ejus
101-16 Et timebunt gentes nomen tuum, Domine
Psal. 101-22 Ut annuntient in Sion nomen Domini
102- 1 Benedic, anima mea, Domino : et omnia, quæ intra me sunt, nomini sancto ejus
104- 1 Confitemini Dom., et invocate nomen ejus
- 3 Laudamini in nomine sancto ejus
105- 8 Et salvavit eos propter nomen suum
-47 Ut confiteamur nomini sancto tuo
108-13 In generatione una deleatur nomen ejus
-21 Domine, fac mecum propter nomen tuum
110- 9 Sanctum et terribile nomen ejus
112- 1 Laudate, pueri, Do. : laudate nomen Dom.
- 2 Sit nomen Domini benedictum
- 3 Usq. ad Occasum, laudabile nomen Domini
L. 113- 1 Dom., non nobis, sed nomini tuo da gloriam
114- 4 Et nomen Domini invocavi
115-13 Et nomen Domini invocabo
-17 Et nomen Domini invocabo
117-10 Et in nomine Domini quia ultus sum in eos
-11 Et in nomine Domini quia ultus sum in eos
-12 Et in nomine Domini quia ultus sum in eos
-26 Benedictus qui venit in nomine Domini
118-55 Memor fui nocte nominis tui, Domine
-132 Secund. judicium diligentium nomen tuum
121- 4 Ad confitendum nomini Domini
123- 8 Adjutorium nostrum in nomine Domini
128- 8 Benediximus vobis in nomine Domini
134- 1 Laudate nomen Domini; laudate, servi, Do.
- 3 Psallite nomini ejus, quoniam suave
-13 Domine, nomen tuum in æternum
137- 2 Et confitebor nomini tuo
Quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum
139-14 Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo
141- 8 Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo
142-11 Propter nomen tuum, Dom., vivificabis me
144- 1 Et benedicam nomini tuo in sæculum
- 2 Et laudabo nomen tuum in sæculum
-21 Et benedicat omnis caro nomini sancto ejus
146- 4 Et omnibus eis nomina vocat
148- 5 Laudent nomen Domini. Quia ipse dixit
-12 Senes cum junioribus laudent nomen Dom.
149- 3 Laudent nomen ejus in choro : in tympano
Prov. 10- 7 Et nomen impiorum putrescet
18-10 Turris fortissima, nomen Domini
22- 1 Melius est nomen bonum quam divitiæ
30- 4 Quod nomen est ejus, et quod nomen filii ejus, si nosti ?
- 9 Furer, et perjurem nomen Dei mei
Eccle. 6- 4 Et oblivione delebitur nomen ejus
-10 Qui futurus est, jam vocatum est nomen ejus
7- 2 Melius est nomen bonum quam unguenta
Cant. 1- 2 Oleum effusum nomen tuum
Sap. 2- 4 Et nomen nostrum oblivionem accipiet
10-20 Decantaverunt, Do., nomen sanctum tuum
14-21 Incommunicabile nomen lapidibus et lignis
18-12 Om. uno nomine mortis, mortuos habebant
Eccli. 6-23 Sapientia e. doctrinæ secund. nomen est ej.
15- 6 Et nomine æterno hæreditabit illum
17- 8 Ut nomen sanctificationis collaudent
22-17 Et quod illi aliud nomen quam fatuus ?
23-10 Et nominibus sanctorum non admiscearis
36-14 Super quam invocatum est nomen tuum
-17 Quas locuti sunt in nomine tuo prophetæ
37- 1 Sed est amicus solo nomine amicus
-29 Et nomen illius erit vivens in æternum
39-13 Et nomen ejus requiretur a generatione
-15 Nomen derelinquet plus quam mille
-20 Date nomini ejus magnificentiam
-41 Collaudate, et benedicite nomen Domini
40-19 Et ædificatio civitatis confirmabit nomen
41-14 Nomen autem impiorum delebitur
-15 Curam habe de bono nomine
-16 Bonum autem nomen permanebit in ævum
43- 8 Mensis secundum nomen ejus est, crescens
44- 8 Reliquerunt nomen narrandi laudes eorum
-14 Et nomen eorum vivit in generationem
45-19 Et glorificare populum suum in nomine ejus
46- 1 Qui fuit magnus secundum nomen suum
-13 Et judices singuli suo nomine
-15 Et nomen eorum permaneat in æternum
47-12 Ut laudarent nomen sanctum Domini
-15 Ut conderet domum in nomine suo
-17 Ad insulas longe divulgatum est nomen t.
-19 Et in nomine Domini Dei, cui est cognomen
48-12 Post mortem a. non erit tale nomen nostrum
50-22 A labiis suis, et in nomine ipsius gloriari
51- 2 Confitebor nomini tuo : quoniam adjutor
- 4 Et liberasti me secundum multitudinem misericordiæ nominis tui a rugientibus
-15 Laudabo nomen tuum assidue, et collaudabo
-17 Laudem dicam tibi, et benedicam nomini D.
Isai. 4- 1 Tantummodo invocetur nomen t. super nos
7-14 Et vocabitur nomen ejus Emmanuël
8- 3 Voca nomen ejus, Accelera spolia detrahere

Isai. 9- 6 Et vocabitur nomen ejus, Admirabilis
12- 4 Confitemini Domino, et invocate nomen ej.
Mementote quoniam excelsum est nomen e.
14-22 Et perdam Babylonis nomen et reliquias
18- 7 Ad locum nominis Do. exercit., montem Sion
24-15 In insulis maris nomen Domini Dei Israël
25- 1 Exaltabo te, et confitebor nomini tuo
26- 8 Nomen tuum et memoriale tuum in desiderio animæ
-13 Tantum in te recordemur nominis tui
29-23 In medio sui sanctificantes nomen meum
30-27 Ecce nomen Domini venit de longinquo
40-26 Et omnes ex nomine vocat
41-25 Vocabit nomen meum, et adducet magistrat.
42- 8 Ego Dominus, hoc est nomen meum
43- 1 Et vocavi te nomine tuo : meus es tu
- 7 Et omnem qui invocat nomen meum
44- 5 Et ille vocabit in nomine Jacob
Et in nomine Israel assimilabitur
45- 3 Dominus qui voco nomen tuum, Deus Israël
- 4 Et vocavi te nomine tuo : assimilavi te
47- 4 Dominus exercituum nomen illius
48- 1 Domus Jacob, qui vocamini nomine Israël
Qui juratis in nomine Domini
- 2 Dominus exercituum nomen ejus
- 9 Propter nomen meum longe faciam furorem
-19 Et non fuisset attritum nomen ejus a facie m.
49- 1 De ventre matris meæ recordatus est nominis mei
50-10 Non est lumen ei, speret in nomine Domini
51-15 Dominus exercituum nomen meum
52- 5 Jugiter tota die nomen meum blasphematur
- 6 Sciet populus meus nomen meum in die illa
54- 5 Dominus exercituum nomen ejus
56- 5 Dabo eis... nomen melius a filiis et filiabus
Nomen sempiternum dabo eis, quod non peribit
- 6 Ut colant eum, et diligant nomen ejus
57-15 Et sanctum nomen ej. in excelso et in sancto
59-19 Et timebunt qui ab Occidente, nomen Do.
60- 9 Et aurum eor. cum eis, nomini Dom. Dei tui
62- 2 Et vocabitur tibi nomen novum
63-12 Ut faceret sibi nomen sempiternum
-14 Ut faceres tibi nomen gloriæ
-16 Redemptor noster, a sæculo nomen tuum
-19 Neque invocaretur nomen tuum super nos
64- 2 Ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis
- 7 Non est qui invocet nomen tuum
65- 1 Ad gentem quæ non invocabat nomen m.
-15 Et dimittetis nomen vestr. in juramentum
Et servos suos vocabit nomine alio
66- 5 Et abjicientes propter nomen meum
-22 Sic stabit semen vestrum et nomen vestrum
Jerem. 3-17 Et congregabuntur ad eam omnes gentes in nomine Domini in Jerusalem
7-10 In qua invocatum est nomen meum
-11 Invocatum est nomen meum in oculis vestr.
-12 Ubi habitavit nomen meum a principio
-14 In qua invocatum est nomen meum
-30 In domo, in qua invocatum est nomen meum
10- 6 Et magnum nomen tuum in fortitudine
-16 Dominus exercituum nomen illi
-25 Quæ nomen tuum non invocaverunt
11-16 Olivam uberem, pulchram, fructiferam, speciosam, vocavit Dom. nomen tuum
-19 Et nomen ejus non memoretur amplius
-21 Non prophetabis in nomine Domini
12-16 Ut jurent in nomine meo, Vivit Dominus
13-11 Ut essent mihi in populum et in nomen
14- 7 Domine, fac propter nomen tuum
- 9 Et nomen tuum invocatum est super nos
-14 Falso prophetæ vaticinantur in nomine meo
-15 De prophetis qui prophetant in nomine meo
-21 Ne des nos in opprobrium propter nomen t.
15-16 Quoniam invocatum est nomen t. super me
16-21 Et scient quia nomen mihi Dominus
20- 3 Non Phassur vocavit Dominus nomen tuum
- 9 Neque loquar ultra in nomine illius
23- 6 Et hoc est nomen quod vocabunt eum
-25 Prophetantes in nomine meo mendacium
-27 Ut obliviscatur populus meus nominis mei
Sicut obliti sunt patres eorum nominis mei
25-29 In civitate, in qua invocatum est nomen m.
26- 9 Quare prophetavit in nomine Domini, dicens
-16 Quia in nomine Domini Dei nostri locutus est ad nos
-20 Fuit quoq. vir prophetans in nomine Dom.
27-15 Ipsi prophetant in nomine meo mendaciter
29- 9 Falso ipsi prophetant vobis in nomine meo
-21 Qui prophetant vobis in nomine meo mend.
-23 Et locuti sunt verbum in nomine meo mend.
-25 Pro eo quod misisti in nomine tuo libros
31-35 Dominus exercituum nomen illi
32-18 Et potens, Dominus exercituum nomen tibi
-20 Et fecisti tibi nomen sicut est dies hæc

Jerem. 32-34 In domo, in qua invocatum est nomen meum
33- 2 Illud, et paraturus, Dominus nomen ejus
- 9 Et erit mihi in nomen et in gaudium
-16 Et hoc est nomen quod vocabunt eum
34-15 In qua invocatum est nomen meum sup. eam
-16 Reversi estis, et commaculastis nomen meum
37-12 Ibi custos portæ per vices, nomine Jerias
44-16 Quem locutus es ad nos in nomine Domini
-26 Ecce ego juravi in nomine meo magno
Quia nequaquam ultra vocabitur nomen m.
46-17 Vocate nomen Pharaonis regis Ægypti
-18 Inq. rex, Dominus exercituum nomen ejus
48-15 Ait rex, Dominus exercituum nomen ejus
-17 Et universi, qui scitis nomen ejus, dicite
50-34 Fortis, Dominus exercituum nomen ejus
51-19 Dominus exercituum nomen ejus
-57 Ait rex, Dominus exercituum nomen ejus
52- 1 Et nomen matris ejus Amital filia Jeremiæ
Thren. 3-55 Invocavi nomen tuum, Domine, de lacu
Baruc. 2-11 Et fecisti tibi nomen, sicut est dies iste
-15 Et quia nomen t. invocatum est super Israël
-26 In quo invocatum est nomen tuum in ipso
-32 Et memores erunt nominis mei
3- 5 Sed memento manus tuæ et nominis tui
- 7 Ut invocemus nomen tuum, et laudemus te
5- 4 Nominabitur enim tibi nomen tuum a Deo
Ezech. 16-14 Et egressum est nomen tuum in gentes
-15 Fornicata es in nomine tuo : et exposuisti
20- 9 Et feci propter nomen meum, ut non violaretur
-14 Feci propter nomen meum, ne violaretur
-22 Feci propter nomen m., ut non violaretur
-29 Et vocatum est nomen ejus Excelsum
-39 Et nomen meum sanctum pollueritis
-44 Cum benefecero vobis propter nomen m.
23- 4 Nomina a. earum, Oolla major, et Ooliba
24- 2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei hujus
36-20 Et polluerunt nomen sanctum meum
-21 Peperci nomini sancto meo quod polluerat
-22 Propter nomen sanctum m. quod polluistis
-23 Et sanctificabo nomen meum magnum
39- 7 Et nomen sanctum meum notum faciam
Et non polluam nomen sanctum m. amplius
-16 Nomen autem civitatis Amona
-25 Et assumam zelum pro nomine sancto meo
43- 7 Et non polluent ultra domus Israel nomen sanctum meum
- 8 Et polluerunt nomen sanctum meum
48- 1 Et hæc nomina tribuum a finibus Aquilonis
-31 Portæ civitatis ex nominibus tribuum Israël
-35 Et nomen civitatis ex illa die, Dominus ibid.
Dan. 1- 7 Et imposuit eis præpositus eunuchorum nomina
2-20 Ait : Sit nomen Domini benedictum a sæculo
-26 Et dixit Danieli, cujus nomen erat Baltassar
3-26 Et gloriosum nomen tuum in sæcula
-34 Ne, quæsumus, tradas nos in perpetuum propter nomen tuum
-43 Et da gloriam nomini tuo, Domine
-52 Et benedictum nomen gloriæ tuæ sanctum
4- 5 Cui nomen Baltassar secundum nomen Dei mei
-16 Tunc Daniel, cujus nomen Baltassar, cœpit
5-12 In Daniele : cui rex posuit nomen Baltassar
9- 6 Qui locuti sunt in nomine tuo regibus nostris
-15 Et fecisti tibi nomen secundum diem hanc
-18 Super quam invocatum est nomen tuum
-19 Nomen tuum invocatum est super civitatem
13- 1 Habitans in Babylone, et nomen ej. Joakim
- 2 Et accepit uxorem nomine Susannam
-45 Pueri junioris, cujus nomen Daniel
14- 2 Erat q. idolum apud Babylonios nomine Bel
Osee. 1- 4 Dom. ad eum : Voca nomen ejus Jezrahel
- 6 Voca nomen ejus, Absque misericordia
- 9 Et dixit : Voca nomen ejus, Non populus m.
2-17 Et auferam nomina Baalim de ore ejus
Et non recordabitur ultra nominis eorum
Joel. 2-26 Et laudabitis nomen Domini Dei vestri
-32 Qui invocaverit nomen Domini, salvus erit
Amos. 2- 7 Ut violarent nomen sanctum meum
4-13 Dominus Deus exercituum nomen ejus
5- 8 Super faciem terræ : Dominus nomen est ej.
-27 Dicit Dominus, Deus exercituum nomen ej.
6-11 Tace, et non recorderis nominis Domini
9- 6 Super faciem terræ : Dominus nomen ejus
-12 Quod invocatum sit nomen meum super eos
Mich. 4- 5 Ambulabunt unusquisq. in nomine Dei sui
Nos a. ambulabimus in nomine Do. Dei nostri
5- 4 In sublimitate nominis Domini Dei sui
6- 9 Et salus erit timentibus nomen tuum
Nahum. 1-14 Non seminabitur ex nomine tuo amplius
Soph. 1- 4 Et nomina æditorum cum sacerdotibus
3- 9 Ut invocent omnes in nomine Domini
-12 Et sperabunt in nomine Domini

Soph. 3-19 Et ponam eos in laudem et in nomen
-20 Dabo e. vos in nomen et in laudem omnibus
Zach. 5- 4 Ad domum jurantis in nomine m. mendac.
6-12 Dicens : Ecce vir Oriens nomen ejus
10-12 Et in nomine ejus ambulabunt, dicit Dom.
13- 2 Disperdam nomina idolorum de terra
- 3 Quia mendacium locutus es in nomine Dom.
- 9 Ipse vocabit nomen meum, et ego exaudiam eum
14- 9 Erit Dominus unus, et erit nomen ej. unum
Malac. 1- 6 O sacerdotes, qui despicitis nomen meum
Dixistis : In quo despeximus nomen tuum ?
-11 Magnum est nomen meum in gentibus
Et offertur nomini meo oblatio munda
Quia magnum est nomen meum in gentibus
-14 Et nomen meum horribile in gentibus
2- 2 Ut detis gloriam nomini meo, ait Dominus
- 5 Et timuit me, et a facie nominis mei pavebat
3-16 Timentibus Do., et cogitantibus nomen ejus
4- 2 Et orietur vobis timentibus nomen meum
Sol justitiæ, et sanitas in pennis ejus
1 Mac. 2-51 Accipietis gloriam mag. et nomen æternum
3-14 Et ait : Faciam mihi nomen, et glorificabor
-26 Et pervenit ad regem nomen ejus
-41 Et audier. mercatores regionum nomen eor.
4-33 Qui noverunt nomen tuum, in hymnis
5-57 Et dixit : Faciamus et ipsi nobis nomen
-63 Gentium om. ubi audiebatur nomen eorum
6-17 Et vocavit nomen ejus Eupator
-44 Dedit se ut.. acquireret sibi nomen æternum
7-37 Elegisti dom. istam ad invocand. nomen t.
8- 1 Et audivit Judas nomen Romanorum
-12 Quicumq. audiebant nomen eor., timebant
14-10 Quoadusq. nominatum est nomen gloriæ ej.
-43 Scribantur in nomine ej. om. conscriptiones
2 Mac. 1-14 Ut acciperet pecunias multas dotis nomine
8- 4 Memoraretur... blasphemias nomini suo illatas
-15 Et propter invocationem sancti et magnifici nominis ejus super ipsos
12-13 Gentium promiscuarum, cui nomen Casphin
Matth. 1-21 Et vocabis nomen ejus Jesum
-23 Et vocabunt nomen ejus Emmanuël
-25 Et vocavit nomen ejus Jesum
6- 9 Qui es in cœlis : sanctificetur nomen tuum
7-22 Nonne in nomine tuo prophetavimus
Et in nomine tuo dæmonia ejecimus
Et in nomine tuo virtutes multas fecimus ?
9- 9 Vidit hom. sedentem... Matthæum nomine
10- 2 Duodecim a. Apostolorum nomina sunt hæc
-22 Et eritis odio omnibus propter nomen meum
-41 Qui recipit prophetam in nomine prophetæ
Et qui recipit justum in nomine justi
-42 Potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ tantum in nomine Discipuli
12-21 Et in nomine ejus gentes sperabunt
18-20 Duo vel tres congregati in nomine meo
19-29 Propter nomen meum, centuplum accipiet
21- 9 Benedictus, qui venit in nomine Domini
23-39 Benedictus, qui venit in nomine Domini
24- 5 Multi e. venient in nomine meo, dicentes
- 9 Et eritis odio o. gentibus propter nomen m.
27-32 Exeuntes autem invenerunt hominem Cyrenæum, nomine Simonem
-57 Homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph
28-19 Baptizantes eos in nomine Patris, et Filii
Marc. 3-16 Et imposuit Simoni nomen Petrus
-17 Et imposuit eis nomina Boanerges
5- 9 Et interrogabat eum : Quod tibi nomen est ?
Legio mihi nomen est, quia multi sumus
-22 Quidam de archisynagogis nomine Jaïrus
6-14 Manifestum enim factum est nomen ejus
9-36 Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit
-37 Vidimus quemdam in nomine t. ejicientem
-38 Nemo est e. qui faciat virtutem in nomine m.
-40 Dederit vobis calicem aquæ in nomine meo
11-10 Benedictus, qui venit in nomine Domini
13- 6 Multi e. venient in nomine meo, dicentes
-13 Eritis odio omnibus propter nomen meum
14-32 Veniunt in prædium cui nomen Gethsemani
16-17 In nomine meo dæmonia ejicient
Luc. 1- 5 Sacerdos quidam nomine Zacharias
De filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth
-13 Et vocabis nomen ejus Joannem
-26 In civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth
-27 Desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen virginis Maria
-31 Paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum
-49 Et sanctum nomen ejus
-59 Vocabant eum nomine patris sui Zachariam
-61 Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine
-63 Scripsit, dicens : Joannes est nomen ejus
2-21 Vocatum est nomen ejus Jesus

Luc. 2-25 Homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon
5-27 Et vidit publicanum nomine Levi, sedentem
6-22 Et ejecerint nomen vestrum tanq. malum
8-30 Quod tibi nomen est ? At ille dixit : Legio
-41 Et ecce venit vir, cui nomen Jaïrus
9-48 Quicumque susceperit puerum istum in nomine meo
-49 Vidimus quemdam in nomine t. ejicientem
10-17 Dæmonia subjiciuntur nobis in nomine tuo
-20 Quod nomina vestra scripta sunt in cœlis
-38 Et mulier quædam Martha nomine, excepit
-39 Et huic erat soror nomine Maria
11- 2 Dicite : Pater, sanctificetur nomen tuum
13-35 Benedictus, qui venit in nomine Domini
16-20 Et erat quidam mendicus nomine Lazarus
19- 2 Et ecce vir nomine Zachæus
-38 Benedictus, qui venit rex in nomine Dom.
21- 8 Multi enim venient in nomine meo, dicentes
-12 Ad reges et præsides, propter nomen meum
-17 Et eritis odio omnibus propter nomen meum
23-50 Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio
24-13 Ibant ipsa die in castellum..nomine Emmaüs
-18 Et respondens unus, cui nomen Cleophas
-47 Et prædicari in nomine ejus pœnitentiam
Joan. 1- 6 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes
-12 His qui credunt in nomine ejus
2-23 Multi crediderunt in nomine ejus, videntes
3- 1 Homo ex Pharisæis, Nicodemus nomine
-18 Quia non credit in nomine unigeniti Filii
5-43 Ego veni in nomine Patris mei
Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis
10-25 Opera quæ ego facio in nomine Patris mei
12-13 Hosanna, benedictus qui venit in nomine Do.
-28 Pater, clarifica nomen tuum
14-13 Et quodcumque petieritis Patrem in nomine meo
-26 Quem mittet Pater in nomine meo
15-16 Ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis
-21 Hæc omnia facient vobis propter nomen meum
16-23 Si quid petieritis Patrem in nomine meo
-24 Non petistis quidquam in nomine meo
-26 In illo die in nomine meo petetis
17- 6 Manifestavi nomen tuum hominibus
-11 Pater sancte, serva eos in nomine tuo
-12 Cum eis, ego servabam eos in nomine tuo
-26 Et notum feci eis nomen tuum, et notum faciam
18-10 Erat autem nomen servo Malchus
20-31 Ut credentes vitam habeatis in nomine ejus
Act. 2-21 Quicumque invocaverit nomen Domini
-38 Et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi
3- 6 In nomine Jesu Christi Nazareni, surge
-16 Et in fide nominis ejus, hunc, quem vos vidistis et nostis, confirmavit nomen ejus
4- 7 Aut in quo nomine fecistis hoc vos ?
-10 Quia in nomine Do. nostri Jesu Christi Nazar.
-12 Nec e. aliud nomen est sub cœlo datum
-17 Ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hom.
-18 Neque docerent in nomine Jesu
-30 Prodigia fieri per nomen sancti Filii tui Jesu
5- 1 Vir autem quidam nomine Ananias... vendidit agrum
-28 Præcepim. vob. ne doceretis in nomine isto
-34 Surgens autem quidam... nomine Gamaliel
-40 Ne omnino loquerentur in nomine Jesu
-41 Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
8- 9 Vir autem quidam nomine Simon
-12 In nomine Jesu Christi baptizabantur viri
-16 Baptizati tantum erant in nomine Do. Jesu
9-10 Erat autem quidam discipulus Damasci, nomine Ananias
-11 Et quære in domo Judæ Saulum nomine Tarsensem
-12 Et vidit virum Ananiam nomine
-14 Alligandi omnes qui invocant nomen tuum
-15 Ut portet nomen meum coram gentibus
-16 Quanta oporteat eum pro nomine meo pati
-21 Nonne hic est qui expugnabat in Jerusalem eos qui invocabant nomen istud ?
-27 Et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in nomine Jesu
-28 Et fiducialiter agens in nomine Domini
-33 Invenit autem ibi hominem quemdam, nomine Æneam
-36 Fuit quædam discipula, nomine Tabitha
10- 1 Vir autem quidam erat in Cæsarea, nomine Cornelius
-43 Testimonium perhibent, remissionem peccatorum accipere per nomen ejus

Act. 10-48 Jussit eos baptizari in nomine Domini Jesu
11-28 Et surgens unus ex eis nomine Agabus
12-13 Processit puella ad audiendum, nomine Rhode
13- 6 Invenerunt quemdam virum magum pseudoprophetam, Judæum, cui nomen erat Bar-Jesu
- 8 Sic enim interpretatur nomen ejus
15-14 Sumere ex gentibus populum nomini suo
-17 Super quas invocatum est nomen meum
-26 Qui tradiderunt animas suas pro nomine Do.
16- 1 Discipulus quid. erat ibi, nomine Timothæus
-14 Et quædam mulier nomine Lydia... audivit
-18 Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire
17-34 Et mulier nomine Damaris, et alii cum eis
18- 2 Et inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam
- 4 Interponens nomen Domini Jesu
- 7 Intravit in domum cujusdam, nomine Titi
-15 Si vero quæstiones sunt de verbo et nominibus
-24 Judæus autem quidam, Apollo nomine
19- 5 Baptizati sunt in nomine Domini Jesu
-13 Tentaverunt... invocare super eos, qui habebant spiritus malos, nomen Dom. Jesu
-17 Et magnificabatur nomen Domini Jesu
-24 Demetrius e. quidam nomine, argentarius
20- 9 Sedens a. quid. adolescens nomine Eutychus
21-10 Supervenit quidam a Judæa propheta, nomine Agabus
-13 Paratus sum propter nomen Domini Jesu
22-16 Ablue peccata tua, invocato nomine ipsius
26- 9 Existimaveram me adversus nomen Jesu Nazareni debere multa contraria agere
27- 1 Centurioni nomine Julio cohortis Augustæ
28- 7 Erant prædia principis insulæ, nomine Publii
Rom. 1- 5 Ad obediendum fidei... pro nomine ejus
2-24 Nomen enim Dei per vos blasphematur
9-17 Et ut annuntietur nomen meum in universa terra
10-13 Quicumq. invocaverit nomen Do. salvus erit
15- 9 In gentibus, Domine, et nomini tuo cantabo
1 Cor. 1- 2 Qui invocant nomen Do. nostri Jesu Christi
-10 Obsecro a. vos, fratres, per nomen Do. nostri
-13 Aut in nomine Pauli baptizati estis ?
-15 Ne quis dicat quod in nomine meo baptizati estis
5- 4 In nomine Domini nostri Jesu Christi
6-11 Sed justificati estis, in nomine Dom. nostri
Ephes. 1-21 Supra... omne nomen quod nominatur
5-20 In nomine Domini nostri Jesu Christi
Philip. 2- 9 Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen
-10 Ut in nomine Jesu omne genu flectatur cœl.
4- 3 Quorum nomina sunt in libro vitæ
Colos. 3-17 Omnia in nomine Domini Jesu Christi
2 Thes. 1-12 Ut clarificetur nomen Do. nostri Jesu Christi
3- 6 Denuntiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi
1 Tim. 6- 1 Ne nomen Domini et doctrina blasphemetur
-20 Et oppositiones falsi nominis scientiæ
2 Tim. 2-19 Omnis qui nominat nomen Domini
Hebr. 1- 4 Quanto differentius præ illis nomen hæreditavit
2-12 Nuntiabo nomen tuum fratribus meis
6-10 Dilectionis quam ostendistis in nomine ips.
13-15 Fructum labiorum confitentium nomini ej.
Jacob. 2- 7 Nonne ipsi blasphemant bonum nomen
5-10 Qui locuti sunt in nomine Domini
-14 Ungentes eum oleo in nomine Domini
1 Petr. 4-14 Si exprobramini in nomine Christi : beati
-16 Glorificet autem Deum in isto nomine
1 Joan. 2-12 Remittuntur vob. peccata propter nomen ej.
3-23 Ut credamus in nomine Filii ejus Jesu Chr.
5-13 Qui creditis in nomine Filii Dei
3 Joan. - 7 Pro nomine enim ejus profecti sunt
Apoc. 2- 3 Et sustinuisti propter nomen meum
-13 Et tenes nomen meum, et non negasti fidem
-17 Et in calculo nomen novum scriptum
3- 1 Quia nomen habes quod vivas, et mortuus es
- 4 Sed habes pauca nomina in Sardis
- 5 Et non delebo nomen ejus de libro vitæ
- 8 Et non negasti nomen meum
-12 Et scribam super eum nomen Dei mei
Et nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem
Et nomen meum novum
6- 8 Et qui sedebat super eum, nomen illi Mors
8-11 Et nomen stellæ dicitur Absynthium
9-11 Ang. abyssi, cui nomen Hebraice Abaddon
11-13 Et occisa sunt in terræ motu nomina hominum septem millia
-18 Timentibus nomen tuum pusillis et magnis
13- 1 Et super capita ejus nomina blasphemiæ
- 6 Blasphemare nomen ejus et tabernaculum

Apoc. 13- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro
-17 Nisi qui habet characterem, aut nomen bestiæ, aut numerum nominis ejus
14- 1 ... quatuor millia, habentes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in frontibus
-11 Et si quis acceperit characterem nominis ej.
15- 2 Et vidi... eos qui vicerunt bestiam, et imaginem ejus, et numerum nominis ejus
- 4 Quis non... magnificabit nomen tuum ?
16- 9 Et blasphemaverunt nomen Dei
17- 3 Super bestiam coccineam, plenam nominibus blasphemiæ
- 5 Et in fronte ej. nomen scriptum : Mysterium
- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro
19-12 Habens nomen scriptum, quod nemo novit
-13 Vocatur nomen ejus, VERBUM DEI
21-12 Et nomina inscripta, quæ sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israel
-14 Nomina duodecim Apostolorum Agni
22- 4 Et nomen ejus in frontibus eorum

NOMINATIM.

1 Par. 4-41 Quos supra descripsimus nominatim
Joan. 10- 3 Et proprias oves vocat nominatim, et educit
3 Joan. -14 Salutant te amici. Saluta amicos nominatim

NOMINATIO.

Eccli. 23-10 Nominatio vero Dei non sit assidua in ore t.

NOMINATISSIMUS.

1 Par. 11-20 Et ipse erat inter tres nominatissimus
-24 Qui erat inter tres robustos nominatissimus

NOMINO.

1 Reg. 4-18 Cumque ille nominasset arcam Dei, cecidit
2 Reg. 23-18 Quos interfecit, nominatus in tribus
-23 Et ipse nominatus inter tres robustos
3 Reg. 4-31 Et erat nominatus in universis gentibus
1 Par. 4-38 Isti sunt nominati principes in cognationib.
5-24 Potentes, et nominati duces in familiis suis
12-30 Viri nominati in cognationibus suis
22- 5 Ut in cunctis regionibus nominetur
Judith. 11-21 Et nomen tuum nominabitur in univ. terra
Sap. 2-13 Et filium Dei se nominat
Eccli. 23-11 Sic omnis jurans, et nominans, in toto a peccato non purgabitur
39- 2 Narrationem virorum nominatorum conservabit
Isai. 55-13 Erit Dom. nominatus in signum æternum
62- 2 Nomen novum, quod os Domini nominabit
Baruc. 3-26 Ibi fuerunt gigantes nominati illi
4-30 Exhortatur enim te, qui te nominavit
5- 4 Nominabitur enim tibi nomen tuum a Deo
Ezech. 23-23 Et nominatos ascensores equorum
34-29 Et suscitabo eis germen nominatum
39-11 Dabo Gog locum nominatum sepulcrum in Israel
-13 Et erit eis nominata dies, in qua glorificatus sum
1 Mac. 3- 9 Et nominatus est usque ad novissimum terræ
11-51 Et nominati sunt in regno : et regressi sunt
14-10 Quoadusq. nominatum est nomen gloriæ ej.
Luc. 6-13 Quos et Apostolos nominavit
Rom. 15-20 Non ubi nominatus est Christus
1 Cor. 5-11 Si is, qui frater nominatur, est fornicator
Ephes. 1-21 Quod nominatur non solum in hoc sæculo
3-15 Paternitas in cœlis et in terra nominatur
5- 3 Aut avaritia, nec nominetur in vobis
2 Tim. 2-19 Omnis qui nominat nomen Domini
1 Joan. 3- 1 Ut filii Dei nominemur et simus

NON.

Gen. 2- 5 Non enim pluerat Dom. Deus super terram

Deinceps omittitur exceptis duntaxat sequentibus.

Ps.L. 113- 1 NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, sed nomini tuo da gloriam
2 Cor. 1-18 Cogito, ut sit apud me EST et NON ?
-18 Qui fuit apud vos, non est in illo EST et NON
-19 Non fuit EST et NON, sed EST in illo fuit
Jacob. 5-12 Sit autem sermo vester : Est, est : Non, non

NONAGENARIA.

Gen. 17-17 Nascetur filius? et Sara nonagenaria pariet?

NONAGINTA.

Gen. 5- 9 Vixit vero Enos nonaginta annis, et genuit
-17 Et facti sunt omnes dies Malaleel octingenti nonaginta quinque anni
-30 Vixitq... quingentis nonaginta quinq. annis
17- 1 Postquam vero nonaginta et novem annorum esse cœperat, apparuit ei Dominus
-24 Abraham nonaginta et novem erat annorum
1 Reg. 4-15 Heli autem erat nonaginta et octo annorum

1 Par. 9- 6 Et fratres eorum sexcenti nonaginta
1 Esdr. 2-16 Filii Ather, qui erant ex Ezechia, nonaginta
-20 Filii Gebbar, nonaginta quinque
-58 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salomonis, trecenti nonaginta duo
8-35 Arietes nonaginta sex, agnos septuaginta
2 Esdr. 7-21 Filii Ater, filii Hezeciæ, nonaginta octo
-25 Filii Gabaon, nonaginta quinque
-60 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salomonis, trecenti nonaginta duo
Tobiæ.14-16 Et completis annis nonaginta novem
Jerem. 52-23 Et fuerunt malogranata nonaginta sex
Ezech. 4- 5 Numero dierum trecentos et nonaginta dies
- 9 Trecentis et nonaginta diebus comedes illud
41-12 Et longitudo ejus nonaginta cubitorum
Dan. 12-11 Dies mille ducenti nonaginta
2 Mac. 6-24 Arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum
8-11 Promittens se nonaginta mancipia talento distracturum
Matth.18-12 Nonne relinquit nonaginta novem in montibus?
-13 Quia gaudet super eam magis quam super nonaginta novem
Luc. 15- 4 Nonne dimittit nonaginta novem in deserto
- 7 Quam super nonaginta novem justis

NONDUM.

2 Par. 30- 3 Et populus nondum congregatus fuerat in J.
1 Esdr. 3- 6 Porro templum Dei nondum fundatum erat
Prov. 8-24 Nondum erant abyssi, et ego jam concepta
Aggæi. 1- 2 Nondum venit tempus domus D. ædificandæ
2 Mac. 7-35 Nondum enim omnipotentis Dei... judicium effugisti
Matth.16- 9 Nondum intelligitis, neque recordamini
24- 6 Oportet enim hæc fieri, sed nondum est finis
Marc. 8-17 Nondum cognoscitis nec intelligitis?
13- 7 Oportet enim hæc fieri, sed nondum finis
Luc. 21- 9 Primum hæc fieri, sed nondum statim finis
23-53 In quo nondum quisquam positus fuerat
Joan. 2- 4 Nondum venit hora mea
3-24 Nondum e. missus fuerat Joannes in carcer.
7- 6 Tempus meum nondum advenit
- 8 Quia meum tempus nondum impletum est
-39 Nondum enim erat Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus
8-57 Quinquaginta annos nondum habes
11-30 Nondum enim venerat Jesus in castellum
19-41 In quo nondum quisquam positus erat
20- 9 Nondum enim sciebant Scripturam
-17 Nondum enim ascendi ad Patrem meum
Act. 8-16 Nondum e. in quemquam illorum venerat
Rom. 9-11 Cum enim nondum nati fuissent
1 Cor. 3- 2 Nondum e. poteratis: sed nec nunc quidem
8- 2 Nondum cognovit quemadmodum oporteat
Hebr. 9- 8 Nondum propalatam esse sanctorum viam
-17 Nondum valet, dum vivit qui testatus est
12- 4 Nondum enim usq. ad sanguinem restitistis
1 Joan. 3- 2 Dei sumus: et nondum apparuit quid erimus
Apoc. 17-10 Ceciderunt, unus est, et alius nondum venit
-12 Reges sunt: qui regnum nondum acceperunt

NONGENTI.

Gen. 5- 5 Tempus quod vixit Adam, anni nongenti trig.
- 8 Dies Seth nongentorum duodecim annorum
-11 Omnes dies Enos nongenti quinque anni
-14 Omnes dies Caïnan nongenti decem anni
-20 Om. dies Jared nongenti sexaginta duo anni
-27 Dies Mathusala nongenti sexaginta novem
9-29 Dies ej. nongentorum quinquaginta annor.
Judic. 4- 3 Nongentos enim habebat falcatos currus
-13 Et congregavit nongentos falcatos currus
1 Par. 9- 9 Fratres eorum... nongenti quinquaginta sex
1 Esdr. 2- 8 Filii Zethua, nongenti quadraginta quinque
-36 In domo Josuë, nongenti septuaginta tres
2 Esdr. 7-38 Filii Senaa, tria millia nongenti triginta

NONNE.

Gen. 4- 7 Nonne si bene egeris, recipies: sin a. male
Deinceps omittitur.

NONNULLI.

1 Esdr. 7-70 Nonnulli autem de principibus familiarum

NONUS.

Levit. 23-32 Et affligetis animas vestras die nono mensis
25-22 Comedetis veteres fruges usque ad nonum annum
Num. 7-60 Die nono princeps filior. Benjamin, Abidan
4 Reg. 17- 6 Anno a. nono Osee, cepit rex Assyrior. Sam.
25- 1 Factum est autem anno nono regni ejus
- 3 Nona die mensis: prævaluitq. fames in civ.
1 Par. 24-11 Nona Jesua, decima Sechenia
25-16 Nona Mathaniæ, filiis et fratribus ejus duod.
27-12 Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites
1 Esdr.10- 9 Ipse est mensis nonus, vigesimo die mensis
Jerem. 36- 9 In mense nono: prædicaverunt jejunium
39- 1 Anno nono Sedeciæ regis Juda, mense decimo
52- 4 Factum est autem in anno nono regni ejus
- 6 Nona mensis, obtinuit fames civitatem
Ezech.24- 1 Fact. est verbum Dom. ad me in anno nono
Aggæi. 2-11 In vigesima et quarta noni mensis, in anno s.
-19 A die vigesima et quarta noni mensis
Zach. 7- 1 In quarta mensis noni, qui est Casleu
1 Mac. 4-52 Surrexerunt quinta et vigesima die mensis noni
6-16 Anno centesimo quadragesimo nono
2 Mac. 1- 7 Anno centesimo sexagesimo nono
Matth.20- 5 Iterum a. exiit circa sextam et nonam horam
27-45 Tenebræ factæ sunt...usq. ad horam nonam
-46 Et circa horam nonam clamavit Jesus voce
Marc. 15-33 Tenebræ factæ sunt... usq. in horam nonam
-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
Luc. 23-44 Et tenebræ factæ sunt..usq. in horam nonam
Act. 3- 1 Petrus autem et Joannes ascendebant in templum ad horam orationis nonam
10- 3 Vidit in visu manifeste, quasi hora diei nona
-30 Orans eram hora nona in domo mea
Apoc. 21-20 Nonum, topazius: decimum, chrysoprasus

NONUS DECIMUS.

4 Reg. 25- 8 Ipse est annus nonus decimus regis Babyl.
1 Par. 25-26 Nona decima Mellothi, filiis et fratribus ej.
Jerem.52-12 Ipse est annus nonus decimus Nabuchodon.

NOPHE.

Urbs Moabitarum, eadem forte atque Nabo quæ cecidit in sortem Ruben.
Num. 21-30 Lassi pervenerunt in Nophe, et usq. Medaba

NOPHETH. *Urbs in tribu Manasse.*

Josue. 17-11 Et tertia pars urbis Nopheth

NORAN. *Urbs in tribu Ephraïm.*

1 Par. 7-28 Et contra Orientem Noran

NORMA.

3 Reg. 7- 9 Qui ad normam quamdam... serrati erant
Isai. 44-13 Artifex lignarius extendit normam
Jerem.31-39 Exibit ultra norma mensuræ in conspectu ej.

NOSCO, NOVI.

Gen. 12-11 Dixit Saraï uxori suæ: Novi quod pulchra sis mulier
27- 4 Fac mihi inde pulmentum sicut velle me nosti
-11 Nosti quod Esaü frater meus homo pilosus
-14 Paravit illa cibos, sicut velle noverat patrem
29- 5 Numquid, ait, nostis Laban, filium Nachor? Dixerunt: Novimus
30-26 Tu nosti servitutem qua servivi tibi
-29 At ille respondit: Tu nosti quomodo servierim tibi
31- 6 Et ipsæ nostis quod totis viribus meis servierim patri vestro
33-13 Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros
39- 3 Qui optime noverat Dominum esse cum eo
- 6 Nec quidquam aliud noverat, nisi panem
-23 Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis
47- 6 Quod si nosti in eis esse viros industrios
Exod. 9-30 Novi autem quod et tu, et servi tui, necdum timeatis Dominum Deum
16-32 Ut noverint panem quo alui vos in solitud.
32-22 Tu e. nosti populum istum, quod pronus sit
33-12 Præsertim cum dixeris: Novi te ex nomine
-17 Et te ipsum novi ex nomine
Levit. 11-47 Ut differentias noveritis mundi et immundi
13-37 Noverit hominem sanatum esse
24-12 Donec nossent quid juberet Dominus
Num. 10-31 Tu enim nosti in quibus locis per desertum castra ponere debeamus
11-16 Quos tu nosti quod senes populi sint
16- 5 Notum faciet Dominus qui ad se pertineant
20-14 Nosti omnem laborem qui apprehendit nos
22- 6 Novi e. quod benedictus sit cui benedixeris
23-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob, et nosse numerum stirpis Israël?
24-16 Qui novit doctrinam Altissimi, et visiones
31-17 Mulieres, quæ noverunt viros in coitu, jugulate
Deut. 2- 7 Novit iter tuum, quomodo transieris solitudinem
3-19 Novi enim quod plura habeatis pecora
7-15 Infirmitates Ægypti pessimas, quas novisti
8- 2 Nota fierent quæ in tuo animo versabantur
9-24 Fuistis rebelles a die qua nosse vos cœpi
22- 2 Non est propinquus frater tuus, nec nosti
29-16 Vos enim nostis quomodo habitaverimus
31-29 Novi e. quod post mortem meam iniq. agetis
Deut. 34-10 Quem nosset Dominus a facie ad faciem
Josue. 2- 9 Novi quod Dominus tradiderit vobis terram
3- 4 Ut procul videre possitis, et nosse per quam viam ingrediamini
14- 6 Nosti quid locutus sit Dominus ad Moysen
22-22 Ipse novit, et Israël simul intelliget
24-31 Et qui noverunt omnia opera Domini
Judic. 2- 7 Noverant omnia opera Domini quæ fecerat
-10 Qui non noverant Dominum et opera quæ fecerat
3- 1 Omnes qui non noverant bella Chananæor.
18-14 Nostis quod in domibus istis sit ephod
Ruth. 2-10 Nosse me dignareris peregrinam mulierem
3-14 Cave ne quis noverit quod huc veneris
1 Reg. 3-13 Eo quod noverat indigne agere filios suos
10-11 Om. qui noverant eum heri et nudiustertius
17-28 Ego novi superb. tuam et nequitiam cordis
-47 Et noverit universa ecclesia hæc
-55 Dixitq. Abner: Vivit anima tua, rex, si novi
20-12 Non statim misero ad te, et notum tibi fecero
-39 Tantummodo enim Jonathas et David rem noverant
28- 9 Ecce, tu nosti quanta fecerit Saül
2 Reg. 3-25 Et introitum tuum, et nosset omnia quæ agis
7-21 Magnalia hæc, ita ut notum faceres servo t.
17- 8 Tu nosti, patrem tuum et viros qui cum eo
3 Reg. 2- 5 Tu quoque nosti quæ fecerit mihi Joab
-15 Tu, inquit, nosti, quia meum erat regnum
-44 Dixitq. rex ad Semeï: Tu nosti omne malum
5- 6 Qui noverit ligna cædere sicut Sidonii
8-39 Quia tu nosti solus cor omnium filior. hom.
4 Reg. 2- 3 Numquid nosti quia hodie Dominus tollet Qui respondit: Et ego novi: silete
- 5 Numquid nosti quia Do. hodie tollet dom. tuum a te? Et ait: Et ego novi: silete
4- 1 Et tu nosti quia servus tuus fuit timens Dom.
9-11 Ait eis: Nostis hominem, et quid locutus sit
10-11 Optimates ejus, et notos, et sacerdotes
1 Par. 12-32 Viri eruditi, qui noverant singula tempora
16- 8 Notas facite in populis adinventiones ejus
17-19 Et nota esse voluisti universa magnalia
28-21 Et noverunt tam principes quam populus
2 Par. 2- 7 Qui noverit operari in auro et argento, ære
- 8 Scio e. quod servi tui noverint cædere ligna
-14 Tyrius, qui novit operari in auro et argento
6-30 Vias suas quas nosti eum habere
Tu enim solus nosti corda filior. hominum
32-31 Et nota fierent omnia quæ erant in corde ej.
1 Esdr. 4-12 Notum sit regi quia Judæi... vener. in Jer.
-13 Nunc igitur notum sit regi, quia si civitas illa ædificata fuerit
5- 8 Notum sit regi, isse nos ad Judæam provinc.
7-24 Vobis quoque notum facimus de universis
-25 His videlicet qui noverunt legem Dei tui
2 Esdr. 2-17 Vos nostis afflictionem in qua sumus
Tobiæ. 5- 7 Nosti viam quæ ducit in regionem Medorum?
- 8 Cui respondit: Novi: et omnia itinera ejus
7- 4 Dixitque illis Raguel: Nostis Tobiam fratrem meum? Qui dixerunt: Novimus
10- 9 Cui Tobias ait: Ego novi, quia pater meus et mater mea modo dies computant
Judith. 6- 6 Ut autem noveris quia simul cum illis hæc experieris
Esth. 3- 8 Et optime nosti quod non expediat regno t.
4-11 Quæ sub ditione ejus sunt, norunt provinciæ
-14 Quis novit utrum idcirco ad regnum veneris
8-13 Notum fieret, paratos esse Judæos ad capiendam vindictam
13-12 Cuncta nosti, et scis quia non pro superbia
14-15 Et nosti quia oderim gloriam iniquorum
Job. 8-18 Negabit eum, et dicet: Non novi te
11-11 Ipse enim novit hominum vanitatem
12- 3 Quis enim hæc, quæ nostis, ignorat?
-16 Ipse novit et decipientem et eum qui decipitur
13- 2 Secundum scientiam vestram et ego novi
15- 9 Quid nosti quod ignoremus? quid intelligis
-23 Novit quod paratus sit in manu ejus tenebrarum dies
19-13 Et noti mei quasi alieni recesserunt a me
-14 Et qui me noverant, obliti sunt mei
21-27 Certe novi cogitationes vestras et sententias
22-13 Et dicis: Quid enim novit Deus?
24- 1 Qui a. noverunt eum, ignorant dies illius
27-12 Ecce, vos omnes nostis, et quid sine causa vana loquimini?
28-23 Et ipse novit locum illius
34-25 Novit enim opera eorum: et idcirco inducet
-33 Quod si quid nosti melius, loquere
37- 7 Ut noverint singuli opera sua
-16 Numquid nosti semitas nubium magnas?
38- 5 Quis posuit mensuras ejus, si nosti?
-18 Indica mihi, si nosti, omnia
-21 Et numerum dierum tuorum noveras?

Job. 38-33 Numquid nosti ordinem cœli ?
39- 1 Numquid nosti tempus partus ibicum
42-11 Et cuncti qui noverant eum prius
Psal. 1- 6 Quoniam novit Dominus viam justorum
9-11 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum
15-11 Notas mihi fecisti vias vitæ, adimplebis me
36-18 Novit Dominus dies immaculatorum
38- 5 Notum fac mihi, Domine, finem meum
43-22 Ipse enim novit abscondita cordis
75- 2 Notus in Judæa Deus : in Israël magnum nomen ejus
76-15 Notam fecisti in populis virtutem tuam
77- 5 Quanta mandavit patribus nostris nota facere ea filiis suis
78- 6 Effunde iram tuam in gentes quæ te non noverunt
80- 6 Linguam, quam non noverat, audivit
89-11 Quis novit potestatem iræ tuæ ?
-12 Dexteram tuam sic notam fac
97- 2 Notum fecit Dominus salutare suum
102- 7 Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israël
105- 8 Ut notam faceret potentiam suam
118-79 Convertantur.. qui noverunt testimonia tua
142- 8 Notam fac mihi viam in qua ambulem
144-12 Ut notam faciant filiis hominum potentiam
Prov. 4-27 Vias enim, quæ a dextris sunt, novit Dom.
12- 8 Doctrina sua noscetur vir
-10 Novit justus jumentorum suorum animas
-17 Qui quod novit loquitur, index justitiæ est
14-10 Cor quod novit amaritudinem animæ suæ
19-11 Doctrina viri per patientiam noscitur
24-22 Et ruinam utriusque quis novit?
29- 7 Novit justus causam pauperum
30- 3 Et non novi scientiam sanctorum
- 4 Et quod nomen filii ejus, si nosti ?
Eccle. 3-21 Quis novit si spiritus filior. Adam ascendat
8-17 Si dixerit sapiens se nosse, non poterit reperire
9- 5 Mortui vero nihil noverunt amplius
Sap. 4- 1 Quoniam et apud Deum nota est et apud homines
9- 9 Et tecum sapientia tua, quæ novit opera tua
12-27 Quem olim negabant se nosse... agnoverunt
15- 3 Nosse enim te, consummata justitia est
16-16 Negantes enim te nosse impii
-28 Ut notum omnibus esset, quoniam oportet
Eccli. 13-25 Cum ceciderit, expelletur et a notis
21- 8 Notus a longe potens lingua audaci
46-23 Et notum fecit regi, et ostendit illi finem
Isai. 12- 4 Notas facite in populis adinventiones ejus
29-15 Quis videt nos, et quis novit nos ?
38-19 Pater filiis notam faciet veritatem tuam
44- 8 Numquid est Deus absque me, et formator quem ego non noverim ?
64- 2 Ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis
Jerem. 1- 5 Priusquam te formarem in utero, novi te
4-15 Notum facientis idolum de monte Ephraïm
9-16 Quas non noverunt ipsi et patres eorum
-24 Glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me
12- 3 Et tu, Domine, nosti me, vidisti me
23-22 Et nota fecissent verba mea populo meo
Baruc. 3-32 Sed qui scit universa, novit eam
6-14 Unde vobis notum sit quia non sunt dii
-51 Unde ergo notum est quia non sunt dii
Ezech. 11- 5 Et cogitationes cordis vestri ego novi
16- 2 Notas fac Jerusalem abominationes suas
35-11 Et notus efficiar per eos cum te judicavero
36-32 Ait Dominus Deus, notum sit vobis
37- 3 Et dixi : Domine Deus, tu nosti
38-23 Et notus ero in oculis multarum gentium
39- 7 Et nomen sanctum meum notum faciam
Dan. 2- 8 Et ait : Certe novi quod tempus redimitis
-22 Et novit in tenebris constituta
3-18 Quod si noluerit, notum sit tibi, rex, quia deos tuos non colimus
13-33 Flebant ig. sui, et omnes qui noverant eam
-42 Cognitor, qui nosti omnia antequam fiant
Habac. 3- 2 In medio annorum notum facies
Zach. 14- 7 Et erit dies una, quæ nota est Domino
1 Mac. 4-33 Qui noverunt nomen tuum, in hymnis
14-28 In conventu magno... nota facta sunt hæc
Matth. 7-11 Si... nostis bona data dare filiis vestris
-23 Confitebor illis : Quia nunquam novi vos
11-27 Et nemo novit Filium, nisi Pater : neque Patrem quis novit, nisi Filius
13-11 Quia vobis datum est nosse mysteria regni
16- 4 Faciem ergo cœli dijudicare nostis
26-72 Et iterum negavit cum juramento : Quia non novi hominem
-74 Tunc cœpit.. jurare quia non novisset hom.
Marc 4-11 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
10-19 Præcepta nosti : Ne adulteres : Ne occidas
14-68 Dicens : Neque scio, neque novi quid dicas
Luc. 8-10 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
-46 Nam ego novi virtutem de me exiisse

Luc. 11-13 Si... nostis bona data dare filiis vestris
12-56 Hypocritæ, faciem cœli et terræ nostis probare
16-15 Deus autem novit corda vestra
18-20 Mandata nosti : Non occides : Non mœchab.
22-34 Dico tibi, Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges nosse me
-57 Negavit eum, dicens : Mulier, non novi
Joan. 1-48 Dicit ei Nathanaël : Unde me nosti ?
2-24 Eo quod ipse nosset omnes
6-42 Cujus nos novimus patrem et matrem
7-49 Sed turba hæc, quæ non novit legem, maledicti sunt
8-55 Et non cognovistis eum : ego a. novi eum
10- 5 Quia non noverunt vocem alienorum
-15 Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem
15-15 Quæcumque audivi a Patre meo, nota feci
16- 3 Quia non noverunt Patrem neque me
17-26 Notum feci eis nomen tuum, et notum faciam
18-15 Discipulus autem ille erat notus pontifici
-16 Discipulus alius, qui erat notus pontifici
Act. 1- 7 Non est vestrum nosse tempora vel momenta
-19 Et notum factum est omnibus habitantibus
-24 Domine, qui corda nosti omnium, ostende
2-14 Hoc vobis notum sit, et auribus percipite
-28 Notas mihi fecisti vias vitæ
3-16 Hunc quem vos vidistis et nostis, confirmavit
4-10 Notum sit omnibus vobis, et omni plebi Isr.
9-24 Notæ autem factæ sunt Saulo insidiæ eorum
-42 Notum a. factum est per universam Joppen
13-38 Notum igitur sit vobis, viri fratres
15- 8 Et qui novit corda Deus, testimonium perhibuit
-18 Notum a sæculo est Domino opus suum
19-15 Jesum novi, et Paul. scio : vos a. qui estis ?
-17 Hoc a. notum factum est omnibus Judæis
21-37 Dicit tribuno : Si licet mihi loqui aliquid ad te ? Qui dixit : Græce nosti ?
23-15 Nunc ergo vos notum facite tribuno
-22 Ne cui loqueretur quoniam hæc nota sibi fecisset
25-10 Judæis non nocui, sicut tu melius nosti
26- 4 Vitam meam... noverunt omnes Judæi
28-22 Notum est nobis quia ubiq. ei contradicitur
-28 Notum ergo sit vobis, quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei
Rom. 1-19 Quod notum est Dei, manifestum est in illis
2-18 Et nosti voluntatem ejus, et probas utiliora
9-22 Et notam facere potentiam suam
1 Cor. 3-20 Dominus novit cogitationes sapientium
12- 3 Ideo notum vobis facio, quod nemo in Spiritu Dei loquens, dicit anathema Jesu
13- 2 Si habuero prophetiam, et noverim mysteria
15- 1 Notum a. vobis facio, fratres, Evangelium
16-15 Fratres, nostis domum Stephanæ et Fortunati
2 Cor. 5-16 Neminem novimus secundum carnem
Si cognovimus.. sed nunc jam non novimus
-21 Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit
8- 1 Notam aut. facimus vobis, fratres, gratiam
Galat. 1-11 Notum e. vobis facio, fratres, Evangelium
Ephes. 1- 9 Ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suæ
3- 3 Notum mihi factum est sacramentum
6-19 Notum facere mysterium Evangelii
-21 Omnia vobis nota faciet Tychicus charissim.
Philip. 4- 5 Modestia vestra nota sit omnibus hominibus
Colos. 1-27 Quibus voluit Deus notas facere divitias gloriæ sacramenti hujus
4- 7 Omnia vobis nota faciet Tichycus charissim.
- 9 Omnia quæ hic aguntur nota facient vobis
1 Thes. 5-12 Ut noveritis eos qui laborant inter vos
2 Thes. 1- 8 In flamma ignis dantis vindictam iis qui non noverunt Deum
2 Tim. 1-18 Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti
3-15 Et quia ab infantia sacras Litteras nosti
Tit. 1-16 Confitentur se nosse Deum, factis autem negant
2 Petr 1-16 Notam fecimus vobis Domini nostri... virtutem
2- 9 Novit Dominus pios de tentatione eripere
1 Joan. 2- 4 Qui dicit se nosse eum, et mandata ejus
-20 Unctionem habetis a Sancto, et nostis omnia
3- 1 Propter hoc mundus non novit nos : quia non novit eum
-20 Major est Deus corde nostro, et novit omnia
4- 6 Ex Deo sumus. Qui novit Deum, audit nos
- 8 Qui non diligit, non novit Deum
3 Joan. -12 Et nosti quoniam testim. nostrum verum est
Judæ. -10 Quæcumque autem naturaliter... norunt
Apoc. 2-19 Novi opera tua, et fidem, et charitatem tuam
19-12 Nomen scriptum, quod nemo novit nisi ipse

NOSTER, A, UM.

Gen. 11- 4 Et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras
Deinceps omittitur.

NOTITIA.

Rom. 1-28 Non probaverunt Deum habere in notitia
2 Cor. 2-14 Et odorem notitiæ suæ manifestat per nos
Hebr. 10-26 Peccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis

NOTO.

Ruth. 3- 4 Nota locum in quo dormiat : veniesque
2 Mac. 2- 6 Qui sequebantur, ut notarent sibi locum
2 Thes. 3-14 Hunc notate, et ne commisceamini cum ill

NOTUS. *Substant.*

Psal. 30-12 Factus sum... et timor notis meis
54-14 Homo unanimis, dux meus, et notus meus
87- 9 Longe fecisti notos meos a me
-19 Elongasti a me amicum, et proximum, e notos meos a miseria
Luc. 2-44 Et requirebant eum inter cognatos et noto
23-49 Stabant autem omnes noti ejus a longe

NOTUS, *ventus.*

Eccli. 43-17 Et in voluntate ejus aspirabit Notus
Ezech. 42-12 Quæ erant in via respiciente ad Notum

NOVACULA.

Num. 6- 5 Novacula non transibit per caput ejus
Judic. 13- 5 Paries filium, cujus non tanget caput novacula
1 Reg. 1-11 Et novacula non ascendet super caput ejus
Psal. 51- 4 Sicut novacula acuta fecisti dolum
Isai. 7-20 Radet Dominus in novacula conducta

NOVALE.

Prov. 13-23 Multi cibi in novalibus patrum
Jerem. 4- 3 Novate vobis novale, et nolite serere super spinas
Osee. 10-12 In ore misericordiæ, innovate vobis novale

NOVELLUS, Æ.

Josue. 24-32 Quem emerat Jacob... centum novellis ovibus
Psal. 68-32 Et placebit Deo super vitulum novellum
127- 3 Filii tui sicut novellæ olivarum, in circuitu
143-12 Quorum filii sicut novellæ plantationes

NOVEM.

Gen. 5-27 Dies Mathusala nongenti sexaginta novem
11-19 Vixitque Phaleg... ducentis novem annis
-25 Vixitque Nachor...centum decem et novem annis
17-24 Abraham nonaginta et novem erat annor.
Levit. 25- 8 Quæ simul faciunt annos quadraginta novem
Num. 29-26 Die quinto offeretis vitulos novem
34-13 Et quam jussit Dom. dari novem tribubus
Deut. 3-11 Novem cubitos habens longitudinis
Josue. 13- 7 Divide terram in possessionem novem tribubus
14- 2 Novem tribubus et dimidiæ tribui
15-32 Omnes civitates viginti novem, et villæ ear
-44 Civitates novem, et villæ earum
-54 Civitates novem, et villæ earum
19-38 Civitates decem et novem, et villæ earum
2 Reg. 2-30 Defuerunt de pueris David decem et novem
24- 8 Affuerunt post novem menses et viginti die
4 Reg. 14- 2 Viginti a. et novem annis regnavit in Jerus
17- 1 Regnavit Osee... super Israel novem annis
1 Par. 3- 8 Elisama, et Eliada, et Elipheleth, novem
2 Esdr. 11- 1 Novem vero partes in civitatibus
Eccli. 25- 9 Novem insuspicabilia cordis magnificavi
2 Mac. 7-27 Quæ te in utero novem mensibus portavi
8-24 Interfecerunt super novem millia hominum
12-10 Inde cum jam abiissent novem stadiis
Matth. 18-12 Relinquit nonaginta novem in montibus
Luc. 17-17 Nonne decem mundati sunt ? et novem ubi sunt ?

NOVERCA.

Levit. 20-11 Qui dormierit cum noverca sua, et revelav

NOVISSIME.

Sap. 19-11 Novissime autem viderunt novam creaturam avium
Eccli. 27-26 Novissime autem pervertet os suum
2 Mac. 7-41 Novissime autem post filios et mater consumpta est
Matth. 21-37 Novissime autem misit ad eos filium suum
22-27 Novissime autem omnium et mulier defuncta est
25-11 Novissime vero veniunt et reliquæ virgine

Matth. 26-60 Novissime autem venerunt duo falsi testes
Marc. 16-14 Novissime recumbentibus illis undecim
Luc. 20-32 Novissime omnium mortua est et mulier
1 Cor. 15- 8 Novissime autem omnium tanquam abortivo, visus est et mihi
Hebr. 1- 1 Novissime, (-2) diebus istis locutus est nobis

NOVISSIMUS, A, UM. *Adj.*

NOVISSIMA. *Plur. num. substant.*

Gen. 33- 2 Rachel autem et Joseph novissimos
47-21 Populos ejus, a novissimis terminis Ægypti
49- 1 Quæ ventura sunt vobis in diebus novissimis
Num. 2-31 Et novissimi proficiscentur
10-25 Novissimi castrorum omnium profecti sunt
23-10 Et fiant novissima mea horum similia
Deut. 4-30 Novissimo tempore reverteris ad Dominum
32-20 Et considerabo novissima eorum
-22 Et ardebit usque ad inferni novissima
-29 Et intelligerent, ac novissima providerent
34- 2 Et omnem terram Juda usque ad mare novissimum
Josue. 6-26 Et in novissimo liberorum ponat portas ejus
8-13 Ut novissimi illius multitudinis Occidentalem plagam urbis attingerent
1 Reg. 9-21 Et cognatio mea novissima inter omnes familias
29- 2 Erant in novissimo agmine cum Achis
2 Reg. 19-11 Cur venitis novissimi ad reducendum reg.
-12 Quare novissimi reducitis regem ?
23- 1 Hæc autem sunt verba David novissima
3 Reg. 13-33 Fecit de novissimis populi sacerdotes excels.
14-10 Et percutiam... clausum et novissimum in Israël
16-34 In Segub novissimo suo posuit portas ejus
4 Reg. 9- 8 Interficiam.. clausum et novissimum in Isr.
17-32 Fecerunt a. sibi de novissimis sacerdotes
1 Par. 12-14 Novissimus centum militibus præerat
23-27 Juxta præcepta quoque David novissima
29-29 Et novissima scripta sunt in libro Samuëlis
2 Par. 9-29 Reliqua autem operum Salomonis priorum et novissimorum, scripta sunt
12-15 Opera vero Roboam prima et novissima
16-11 Opera autem Asa prima et novissima
20-34 Reliqua autem gestorum Josaphat priorum et novissimorum, scripta sunt
25-26 Reliqua autem sermonum Amasiæ priorum et novissimorum, scripta sunt
26-22 Reliqua autem sermonum Oziæ priorum et novissimorum, scripsit Isaïas
28-26 Reliqua... operum suorum priorum et novissimorum
35-14 Filiis Aaron paraverunt novissimis
-27 Opera quoque illius prima et novissima
1 Esdr. 8-13 De filiis Adonicam, qui erant novissimi
2 Esdr. 8-10 A die primo usque ad diem novissimum
Job. 8- 7 Et novissima tua multiplicentur nimis
18-20 In die ejus stupebunt novissimi
19-25 In novissimo die de terra surrecturus sum
38-16 Numquid... et in novissimis abyssi deambulasti ?
42-12 Dominus autem benedixit novissimis Job
Psal. 72-17 Donec... et intelligam in novissimis eorum
138- 5 Tu cognovisti omnia, novissima et antiqua
Prov. 5- 4 Novissima a. illius amara quasi absynthium
-11 Gemas in novissimis, quando consumpseris
14-12 Novissima autem ejus deducunt ad mortem
15-24 Ut declinet de inferno novissimo
16-25 Et novissima ejus ducunt ad mortem
19-20 Ut sis sapiens in novissimis tuis
20-21 In novissimo benedictione carebit
23-18 Quia habebis spem in novissimo
-32 Sed in novissimo mordebit ut coluber
24-14 Cum inveneris, habebis in novissimis spem
31-25 Et ridebit in die novissimo
Eccle. 1-11 Apud eos qui futuri sunt in novissimo
10-13 Et novissimum oris illius error pessimus
Sap. 2-16 Et præfert novissima justorum, et gloriatur
-17 Et sciemus quæ erunt novissima illius
3-17 Sine honore erit novissima senectus illorum
19- 1 Impiis autem usque in novissimum sine misericordia ira supervenit
Eccli. 2- 3 Et sustine, ut crescat in novissimo vita tua
3-10 Et benedictio illius in novissimo maneat
-27 Cor durum habebit male in novissimo
6-29 In novissimis enim invenies requiem in ea
7-40 In o. operibus tuis memorare novissima tua
12-12 Et in novissimo agnoscas verba mea
13- 8 Et in novissimo deridebit te
14- 7 Et in novissimo manifestat malitiam suam
28- 6 Memento novissimorum, et desine inimicari
30- 1 Ut lætetur in novissimo suo, et non palpet
-10 Et in novissimo obstupescat dentes tui
31-26 Et in novissimo invenies verba mea
33-16 Et ego novissimus evigilavi

Eccli. 38-21 Repelle eam a te: et memento novissimorum
51-19 Et usque in novissimis inquiram eam
Isai. 2- 2 Et erit in novissimis dieb. præparatus mons
9- 1 Et novissimo aggravata est via maris
30- 8 Et erit in die novissimo in testimonium
41- 4 Ego Dominus, primus et novissimus ego sum
-22 Sciemus novissima eorum, et quæ ventura
44- 6 Ego primus, et ego novissimus
46-10 Annuntians ab exordio novissimum
47- 7 Neque recordata es novissimi tui
48-12 Ego ipse, ego primus, et ego novissimus
53- 3 Despectum, et novissimum virorum
56-11 A summo usque ad novissimum
Jerem. 5-31 Dilexit talia: quid igitur fiet in novissimo ej.
12- 4 Dixerunt : Non videbit novissima nostra
17-11 Et in novissimo suo erit insipiens
23-20 In novissimis diebus intelligetis consilium
31-17 Et est spes novissimis tuis, ait Dominus
48-47 Et convertam captivitatem Moab in novissimis diebus, ait Dominus
49-39 In novissimis autem diebus reverti faciam
50-12 Ecce novissima erit in gentibus, deserta
-17 Iste novissimus exossavit eum, Nabuchod.
Thren. 3-55 Invocavi nomen t., Do., de lacu novissimo
Ezech. 23-25 Et novissimum tuum devorabitur igni
26-20 Et collocavero te in terra novissima
32-23 Quorum data s. sepulcra in novissimis laci
33- 2 Et tulerit populus terræ virum unum de novissimis suis
38- 8 In novissimo annorum venies ad terram
-16 In novissimis diebus eris, et adducam te
43-14 Usq. ad crepidinem novissimam duo cubiti
Dan. 2-28 Quæ ventura sunt in novissimis temporibus
8-19 Quæ futura sunt in novissimo maledictionis
10-14 Quæ ventura sunt populo tuo in novissimis diebus
11-29 Et non erit priori simile novissimum
Osee. 3- 5 Et ad bonum ejus, in novissimo dierum
Joel. 2-20 Et extremum ejus ad mare novissimum
Amos. 8-10 Ponam..novissima ejus quasi diem amarum
9- 1 Et novissimum eorum in gladio interficiam
Mich. 4- 1 In novissimo dierum erit mons domus Dom.
Aggæi. 2-10 Magna erit gloria domus istius novissimæ plus quam primæ, dicit Dominus
Zach. 14- 8 Et medium earum ad mare novissimum
1 Mac. 3- 9 Et nominatus est usque ad novissimum terræ
4-15 Novissimi autem omnes ceciderunt in gladio
Matth. 5-26 Donec reddas novissimum quadrantem
12-45 Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus
19-30 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi
20- 8 Incipiens a novissimis usque ad primos
-12 Dicentes : Hi novissimi una hora fecerunt
-14 Volo a. et huic novissimo dare sicut et tibi
-16 Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi
27-64 Et erit novissimus error pejor priore
Marc. 9-34 Erit omnium novissimus, et omn. minister
10-31 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi
12- 6 Et illum misit ad eos novissimum, dicens
-22 Novissima omnium defuncta est et mulier
Luc. 11-26 Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus
12-59 Donec etiam novissimum minutum reddas
13-30 Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi
14- 9 Incipias cum rubore novissimum locum tenere
-10 Vade, recumbe in novissimo loco
18- 5 Ne in novissimo veniens suggillet me
Joan. 6-39 Sed resuscitem illud in novissimo die
-40 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
-44 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
-55 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
7-37 In novissimo autem die magno festivitatis
11-24 Scio quia resurget in resurr. in novissimo die
12-48 Ille judicabit eum in novissimo die
Act. 2-17 Et erit in novissimis diebus (dicit Dominus)
1 Cor. 4- 9 Puto enim quod Deus nos Apostolos novissimos ostendit
15-26 Novissima autem inimica destruetur mors
-45 Novissimus Adam in spiritum vivificantem
-52 In momento, in ictu oculi, in novissima tuba
1 Tim. 4- 1 Quia in novissimis temporibus discedent
2 Tim. 3- 1 Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa
Jacob. 5- 3 Thesaurizastis vobis iram in novissimis diebus
1 Petr. 1- 5 Paratam revelari in tempore novissimo
-20 Manifestati autem novissimis temporibus
2 Petr. 3- 3 Hoc primum scientes, quod venient in novissimis diebus in deceptione illusores
1 Joan. 2-18 Filioli, novissima hora est : et sicut audistis Unde scimus quia novissima hora est

Judæ. -18 In novissimo tempore venient illusores
Apoc. 1-17 Noli timere : ego sum primus et novissimus
2- 8 Hæc dicit primus et novissimus : qui fuit mortuus, et vivit
-19 Et opera tua novissima plura prioribus
15- 1 Septem habentes plagas septem novissimas
21- 9 Et venit unus de septem Angelis habentibus phialas plenas septem plagis novissimis
22-13 Ego sum primus... et novissimus

NOVITAS.

Rom. 6- 4 Ita et nos in novitate vitæ ambulemus
7- 6 Ita ut serviamus in novitate spiritus
12- 2 Sed reformamini in novitate sensus vestri
1 Tim. 6-20 Devitans profanas vocum novitates

NOVO.

Jerem. 4- 3 Novate vobis novale, et nolite serere super spinas

NOVUS, A, UM.

Exod. 1- 8 Surrexit interea rex novus super Ægyptum
13- 4 Hodie egredimini mense novarum frugum
23-15 Sicut præcepit tibi tempore mensis novorum
34-18 In tempore mensis novorum
35-35 Et texant omnia, ac nova quæque reperiant
Levit. 23-16 Et sic offeretis sacrificium novum Domino
25-22 Donec nova nascantur, edetis vetera
26-10 Et vetera novis supervenientibus projicietis
Num. 16-30 Sin autem novam rem fecerit Dominus
28-26 Quando offeretis novas fruges Domino
Deut. 16- 1 Observa mensem novarum frugum
20- 5 Quis est homo, qui ædificavit domum novam
22- 8 Cum ædificaveris domum novam, facies
32-17 Novi recentesque venerunt, quos non coluerunt patres
Josue. 9-13 Utres vini novos implevimus, nunc rupti
15-25 Asor nova et Carioth, Hesron, hæc est Asor
Judic. 5- 8 Nova bella elegit Dominus
10- 6 Filii autem Israel peccatis veteribus jungentes nova
15-13 Ligaveruntque eum duobus novis funibus
16-11 Ille respondit : Si ligatus fuero novis funibus
1 Reg. 6- 7 Arripite, et facite plaustrum novum unum
2 Reg. 6- 3 Et imposuerunt arcam Dei super plaustrum novum
Filii Abinadab minabant plaustrum novum
21-16 Accinctus erat ense novo, nisus est percutere
3 Reg. 11-29 Et invenit eum Ahias Silonites propheta in via, opertus pallio novo
-30 Apprehendensque Ahias pallium suum novum
4 Reg. 2-20 Afferte mihi vas novum, et mittite in illud sal
4-42 Deferens...et frumentum novum in pera sua
1 Par. 9-32 Ut semper novos per singula sabbata præpararent
13- 7 Imposueruntque arcam Dei super plaustrum novum
2 Par. 20- 5 In domo Domini ante atrium novum
1 Esdr. 6- 4 Et sic ordines de lignis novis
Judith. 16- 2 Modulamini illi psalmum novum
-10 Accepit stolam novam ad decipiendum ill.
-15 Hymnum novum cantemus Deo nostro
Esth. 3- 8 Novis utens legibus et cæremoniis
8- 5 Obsecro, ut novis epistolis veteres Aman litteræ... corrigantur
-10 Veteres litteras novis nuntiis prævenirent
-16 Judæis a. nova lux oriri visa est, gaudium
13- 4 Esse dispersum, qui novis uteretur legibus
16-13 Novis quibusdam atque inauditis machinis
Job. 32-19 Quod lagunculas novas disrumpit
Psal. 32- 3 Cantate ei canticum novum : bene psallite ei
39- 4 Et immisit in os meum canticum novum
95- 1 Cantate Domino canticum novum
97- 1 Cantate Domino canticum novum
143- 9 Deus, canticum novum cantabo tibi
149- 1 Cantate Domino canticum novum
Eccle. 1-10 Nihil sub sole novum, nec valet quisquam
Cant. 7-13 Nova et vetera, dilecte mi, servavi tibi
Sap. 11-19 Aut novi generis ira plenas ignotas bestias
16- 2 Quibus dedisti concupiscentiam delectamenti sui, novum saporem
- 3 In brevi inopes facti, novam gustaverunt escam
-16 Novis aquis, et grandinibus, et pluviis persecutionem passi
19- 5 Illi autem novam mortem invenirent
-11 Novissime autem viderunt novam creaturam avium
Eccli. 9-14 Novus enim non erit similis illi
-15 Vinum novum, amicus novus : veterascet
24-35 Qui implet.. sicut Tigris in diebus novorum
Isai. 41-15 Ego posui te quasi plaustr. triturans novum
42- 9 Ecce venerunt : nova quoque ego annuntio
-10 Cantate Domino canticum novum

Isai. 43-19 Ecce ego facio nova, et nunc orientur
48- 6 Audita feci tibi nova ex tunc,et conservata s.
62- 2 Et vocabitur tibi nomen novum
65-17 Ecce e. ego creo cœlos novos et terr. novam
66-22 Sicut cœli novi, et terra nova, quæ ego facio
Jerem. 26-10 Sederunt in introitu portæ domus Do. novæ
31-22 Quia creavit Dominus novum super terram
-31 Et feriam... domui Juda fœdus novum
36-10 In introitu portæ novæ domus Domini
Thren. 3-23 Novi * diluculo, multa est fides tua
Ezech. 3-15 Et veni... ad acervum novarum frugum
11-19 Et spiritum novum tribuam in visceribus
18-31 Facite vobis cor novum et spiritum novum
36-26 Et dabo vobis cor novum,et spiritum novum ponam in medio vestri
1 Mac. 4-47 Ædificaverunt altare novum secundum illud
-49 Et fecerunt vasa sancta nova
-53 Et obtulerunt sacrificium secundum legem, super altare holocaustorum novum
13-11 Et misit..cum eo exercitum novum in Joppen
2 Mac. 2-30 Sicut enim novæ domus architecto de universa structura curandum est
9- 6 Novis cruciatibus aliorum torserat viscera
Matth. 9-17 Neque mittunt vin. novum in utres veteres
Sed vinum novum in utres novos mittunt
13-52 Qui profert de thesauro suo nova et vetera
26-28 Hic est enim sanguis meus novi testamenti
-29 Cum illud bibam vobiscum novum in regno
27-60 Et posuit illud in monumento suo novo
Marc. 1-27 Quidn. est hoc? quænam doctrina hæc nova?
2-21 Alioq. aufert supplementum novum a veteri
-22 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
Sed vin. novum in utres novos mitti debet
14-24 Ait illis: Hic est sanguis meus novi testamenti
-25 Cum illud bibam novum in regno Dei
16-17 Dæmonia ejicient : linguis loquentur novis
Luc. 5-36 Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus: alioquin et novum rumpit, et veteri non convenit commissura a novo
-37 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
Alioquin rumpet vinum novum utres
-38 Vinum novum in utres novos mittendum est
-39 Et nemo bibens vetus, statim vult novum
22-20 Hic est calix novum testamentum in sang.
Joan. 13-34 Mandatum novum do vobis : ut diligatis inv.
19-41 Hortus : et in horto monumentum novum
Act. 17-18 Novorum dæmoniorum videtur annuntiator
-19 Quæ est hæc nova,quæ a te dicitur,doctrina?
-20 Nova enim quædam infers auribus nostris
-21 Ad nihil aliud vacabant, nisi aut dicere, aut audire aliquid novi
1 Cor. 5- 7 Ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi
11-25 Dicens : Hic calix novum testamentum est
2 Cor. 3- 6 Idoneos nos fecit ministros novi testamenti
5-17 Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt : ecce facta sunt omnia nova
Galat. 6-15 Neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed nova creatura
Ephes. 2-15 In unum novum hominem, faciens pacem
4-24 Et induite novum hominem
Colos. 3-10 Et induentes novum, eum qui renovatur
Hebr. 8- 8 Et super domum Juda testamentum novum
-13 Dicendo autem novum, veteravit prius
9-15 Et ideo novi testamenti mediator est
10-20 Quam initiavit nobis viam novam
12-24 Et testamenti novi mediatorem Jesum
1 Petr. 4-12 Quasi novi aliquid vobis contingat
2 Petr. 3-13 Novos vero cœlos et novam terram secundum promissa ipsius expectamus
1 Joan. 2- 7 Non mandatum novum scribo vobis
- 8 Iterum mandatum novum scribo vobis
2 Joan. - 5 Non tanquam mandatum novum scribens
Apoc. 2-17 Dabo illi..in calculo nomen novum scriptum
3-12 Et nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem
Et nomen meum novum
5- 9 Et cantabant canticum novum, dicentes
14- 3 Et cantabant quasi canticum novum
21- 1 Et vidi cœlum novum et terram novam
- 2 Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam
- 5 Ecce nova facio omnia. Et dixit mihi:Scribe

NOX.

Gen. 1- 5 Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem
-14 Et dividant diem ac noctem, et sint in signa
-16 Et luminare minus, ut præesset nocti
-18 Et præessent diei ac nocti, et dividerent
7- 4 Quadraginta diebus et quadraginta noctibus

(*) Novi *non est præteritum verbi* nosco, *sed nominativus pluralis nominis* novus, *ut patet ex Hebræo*, chadascim labbequarim; *et sensus est*, *Novi fructus misericordiæ Domini existunt singulis matutinis.*

Gen. 7-12 Quadraginta diebus et quadraginta noctibus
8-22 Æstas et hyems, nox et dies non requiescent
14-15 Et divisis sociis, irruit super eos nocte
19- 5 Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte?
-33 Dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa
-34 Demus ei bibere vinum etiam hac nocte
20- 3 Venit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte
- 8 Statimque de nocte consurgens Abimelech
22- 3 Igitur Abraham de nocte consurgens
26-24 Ubi apparuit ei Dom. in ipsa nocte, dicens
30-15 Ait Rachel : Dormiat tecum hac nocte
-16 Dormivitque cum ea nocte illa
31-55 Laban vero de nocte consurgens, osculatus
32-13 Cumque dormisset ibi nocte illa
-21 Ipse vero mansit nocte illa in castris
40- 5 Viderunt que ambo somnium nocte una
41-11 Ubi una nocte uterque vidimus somnium
46- 2 Audivit eum per visionem noctis vocantem
Exod. 10-13 Induxit vent. urentem tota die illa et nocte
11- 4 Media nocte egrediar in Ægyptum
12- 8 Edent carnes nocte illa assas igni, et azymos
-12 Et transibo per terram Ægypti nocte illa
-29 Factum est a. in noctis medio, percussit Do.
-30 Surrexitq. Pharao nocte, et omnes servi ej.
-31 Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte
-42 Nox ista est observabilis Domini
13-21 Ad ostendendam viam, per diem in columna nubis, et per noctem in columna ignis
-22 Nec columna ignis (*defuit*) per noctem
14-20 Erat nubes tenebrosa, et illuminans noctem, ita ut ad se invicem toto noctis tempore accedere non valerent
-21 Flante vento vehementi et urente tota nocte
24-18 Et fuit ibi quadraginta diebus et quadraginta noctibus
34- 4 Et de nocte consurgens ascendit in montem
-28 Quadraginta dies et quadraginta noctes
40-36 Et ignis in nocte, videntibus cunctis populis
Levit. 6- 9 Cremabitur in altari tota nocte usque mane
8-35 Die ac nocte manebitis in tabernaculo
Num. 9-16 Et per noctem quasi species ignis
-21 Et, si post diem et noctem recessisset, dissipabant tentoria
11- 9 Cumque descenderet nocte super castra ros
-32 Surgens ergo populus toto die illo et nocte
14- 1 Igit. vociferans omnis turba flevit nocte illa
-14 Præcedas eos... in columna ignis per noctem
22- 8 Respondit : Manete hic nocte, et respondebo
-19 Obsecro ut hic maneatis etiam hac nocte
-20 Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et ait ei
Deut. 1-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem
9- 9 In monte quadraginta diebus ac noctibus
-11 Cumque transissent quadraginta dies et totidem noctes
-18 Quadraginta diebus et noctibus panem non comedens
-25 Jacui coram Domino quadraginta diebus ac noctibus
10-10 Steti in monte...quadraginta diebus ac noctibus
16- 1 Eduxit te Dom. Deus tuus de Ægypto nocte
28-66 Timebis nocte et die, et non credes vitæ tuæ
Josue. 1- 8 Sed meditaberis in eo diebus ac noctibus
2- 2 Ecce viri ingressi sunt huc per noctem
3- 1 Igit. Josuë de nocte consurgens movit castra
4- 3 Ubi fixeritis hac nocte tentoria
6-12 Igitur Josuë de nocte consurgente, tulerunt
8- 3 Triginta millia virorum fortium misit nocte
- 9 Josuë autem nocte illa in medio mansit pop.
-13 Abiit ergo Josuë nocte illa, et stetit
10- 9 Tota nocte ascendens de Galgalis
Judic. 6-25 Nocte illa dixit Dominus ad eum : Tolle
-27 Sed omnia nocte complevit
-38 Et de nocte consurgens, expresso vellere
-40 Fecitque Deus nocte illa ut postulaverat
7- 1 Jerobaal, qui et Gedeon, de nocte consurgens
- 9 Eadem nocte dixit Dominus ad eum : Surge
-19 Incipientibus vigiliis noctis mediæ
9-32 Surge itaque nocte cum populo qui tec. est
-34 Surrexit itaque Abimelech cum omni exercitu suo nocte, et tetendit insidias
16- 2 Et ibi tota nocte cum silentio præstolantes
- 3 Dormivit a. Samson usq. ad medium noctis
19- 5 Die autem quarto de nocte consurgens
-11 Juxta Jebus, et dies mutabatur in noctem
-25 Qua cum tota nocte abusi essent, dimiserunt
20- 5 Circumdederunt nocte domum in qua manebat
-23 Et flerent coram Domino usque ad noctem
Ruth. 1-12 Etiam si possem hac nocte concipere
3- 2 Booz iste... hac nocte aream hordei ventilat
- 8 Et ecce, nocte jam media expavit homo

Ruth. 3-13 Quiesce hac nocte : et facto mane, si te voluerit
-14 Dormivit itaque ad pedes ejus usque ad noctis abscessum
1 Reg. 14-34 Adduxit itaque omnis populus unusquisque bovem in manu sua usque ad noctem
-36 Irruamus super Philisthæos nocte
15-11 Samuel, et clamavit ad Dominum tota nocte
-12 Cumque de nocte surrexisset Samuel, ut iret
-16 Quæ locutus sit Dominus ad me nocte
19-10 Et David fugit, et salvatus est nocte illa
-11 Nisi salvaveris te nocte hac, cras morieris
-24 Et cecidit nudus tota die illa et nocte
25-16 Pro muro erant nobis tam in nocte quam in die
26- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum nocte, et invenerunt Saül jacentem
28- 8 Veneruntque ad mulierem nocte
-25 Et ambulaverunt per totam noctem illam
29-10 Et cum de nocte surrexeris, et cœperit
-11 Surrexit itaq. de nocte David ipse et viri ej.
30-12 Tribus diebus et tribus noctibus
31-12 Et ambulaverunt tota nocte, et tulerunt
2 Reg. 2-29 Viri ej. abierunt per campestria tota nocte
-32 Et ambulaverunt tota nocte Joab, et viri
4- 7 Abierunt per viam deserti tota nocte
7- 4 Factum est autem in illa nocte
17- 1 Et consurgens persequar David hac nocte
-16 Ne moreris nocte hac in campestribus
19- 7 Ne unus quidem remansurus sit tecum nocte
21-10 Et non dimisit aves lacerare eos per diem, neque bestias per noctem
3 Reg. 3- 5 Apparuit a. Do. Salom. per somnium nocte
-19 Mortuus est a. filius mulieris hujus nocte
-20 Et consurgens intempestæ noctis silentio
8-29 Ut sint oculi tui aperti super domum hanc nocte ac die
-59 Appropinquantes Domino Deo nostro die ac nocte
19- 8 Ambulavit... et quadraginta noctibus
4 Reg. 6-14 Qui cum venissent nocte, circumdederunt
7-12 Qui surrexit nocte, et ait ad servos suos
8-21 Et surrexit nocte, percussitque Idumæos
19-35 Factum est igit. in nocte illa, venit Angelus
25- 4 Et omnes viri bellatores nocte fugerunt
1 Par. 9-33 Ut die ac nocte jugiter suo ministerio deservirent
17- 3 Nocte illa factus est sermo Dei ad Nathan
2 Par. 1- 7 Ecce autem in ipsa nocte apparuit ei Deus
6-20 Ut aperias oculos tuos super domum istam diebus ac noctibus
7-12 Apparuit autem ei Dominus nocte, et ait
21- 9 Surrexit nocte, et percussit Edom
35-14 Usque ad noctem sacerd. fuerunt occupati
36-15 De nocte consurgens, et quotidie common.
2 Esdr. 1- 6 Quam ego oro coram te hodie, nocte et die
2-12 Et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum
-13 Et egres sussum per portam vallis nocte
-15 Et ascendi per torrentem nocte
4- 9 Posuimus custodes sup. murum die ac nocte
-22 Et sint nobis vices per noctem et diem
6-10 Et nocte venturi sunt ad occidendum te
9-12 In columna nubis ductor eorum fuisti per diem, et in columna ignis per noctem
Tobiæ. 2- 9 Et mediis noctibus sepeliebat ea
3-10 Tribus diebus et tribus noctibus non manducavit
6-19 Ipsa autem nocte, incenso jecore piscis
-20 Secunda vero nocte, in copulatione sanctorum patriarcharum admitteris
-21 Tertia a. nocte, benedictionem consequeris
-22 Transacta a. tertia nocte, accipies virginem
8- 4 Quia his tribus noctibus Deo jungimur
Tertia autem transacta nocte, in nostro erimus conjugio
12-12 Mortuos abscondebas... et nocte sepeliebas
Judith. 6-21 Per totam noctem intra ecclesiam oraverunt
7- 5 Et erant custodientes ea tota die et nocte
8-32 Stabitis vos ad portam nocte ista
12- 5 Et petiit... ut daretur ei copia nocte et ante lucem egrediendi
- 7 Et exibat noctibus in vallem Bethuliæ
13-18 Et interfecit... hostem populi sui hac nocte
-27 Ipse caput omnium incredulorum incidit hac nocte in manu mea
Esth. 4-16 Et non bibatis tribus diebus et tribus noctibus
6- 1 Noctem illam duxit rex insomnem
Job. 2-13 Et sederunt cum eo in terra septem diebus et septem noctibus
3- 3 Nox in qua dictum est : Conceptus est homo
- 6 Noctem illam tenebrosus turbo possideat
- 7 Sit nox illa solitaria, nec laude digna
5-14 Et quasi in nocte sic palpabunt in meridie
7- 3 Et noctes laboriosas enumeravi mihi

Job. 17-12 Noctem verterunt in diem
24-14 Per noctem vero erit quasi fur
27-20 Nocte opprimet eum tempestas
30-17 Nocte os meum perforatur doloribus
34-20 Et in media nocte turbabuntur populi
-25 Et idcirco inducet noctem, et conterentur
35-10 Et non dixit : Ubi est Deus, qui fecit me, qui dedit carmina in nocte ?
36-20 Ne protrahas noctem , ut ascendant populi
Psal. 1- 2 Et in lege ejus meditabitur die ac nocte
6- 7 Lavabo per singulas noctes lectum meum
15- 7 Usque ad noctem increpuerunt me renes
16- 3 Probasti cor meum, et visitasti nocte
18- 3 Et nox nocti indicat scientiam
21- 3 Clamabo... et nocte, et non ad insipientiam
31- 4 Die ac nocte gravata est super me manus tua
41- 4 Fuer. mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte
- 9 In die mandavit Dominus misericordiam suam : et nocte canticum ejus
54-11 Die ac nocte circumdabit eam super muros
73-16 Tuus est dies, et tua est nox
76- 3 Exquisivi, manibus meis nocte contra eum
- 7 Et meditatus sum nocte cum corde meo
77-14 Et tota nocte in illuminatione ignis
87- 2 In die clamavi, et nocte coram te
89- 4 Et custodia in nocte
91- 3 Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem
103-20 Posuisti tenebras, et facta est nox
104-39 Expandit... ignem ut luceret eis per noctem
118-55 Memor fui nocte nominis tui, Domine
-62 Media nocte surgebam ad confitendum tibi
120- 6 Sol non uret te, neque luna per noctem
129- 6 A custodia matutina usque ad noctem, speret Israël
133- 2 In noctibus extollite manus vestras in sancta
135- 9 Lunam et stellas in potestatem noctis
138-11 Et nox illuminatio mea in deliciis meis
-12 Et nox sicut dies illuminabitur
Prov. 7- 9 Advesperascente die, in noctis tenebris
27-14 De nocte consurgens maledicenti similis erit
31-15 Et de nocte surrexit, deditque prædam
-18 Non extinguetur in nocte lucerna ejus
Eccle. 2-23 Nec per noctem mente requiescit
8-16 Diebus et noctibus somnum non capit oculis
Cant. 3- 1 In lectulo meo per noctes quæsivi
5- 2 Quia caput meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium
Sap. 7-30 Illi enim succedit nox
10-17 Et fuit illis... in luce stellarum per noctem
17- 2 Vinculis tenebrarum et longæ noctis compediti
- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare poterant illam noctem horrendam
-13 Illi autem qui impotentem vere noctem
-20 Solis autem illis superposita erat gravis nox
18- 6 Illa e. nox ante cognita est a patribus nostris
-14 Et nox in suo cursu medium iter haberet
Eccli. 38-28 Noctem tanquam diem transigit
40- 5 Somnus noctis immutat scientiam ejus
Isai. 4- 5 Et splendorem ignis flammantis in nocte
15- 1 Quia nocte vastata est Ar Moab, conticuit
Quia nocte vastatus est murus Moab, conticuit
16- 3 Pone quasi noctem umbram tuam in meridie
21- 8 Super custodiam meam ego sum, stans totis noctibus
-11 Custos, quid de nocte ? custos, quid de nocte
-12 Dixit custos : Venit mane et nox : si quær.
24-20 Auferetur quasi tabernaculum unius noctis
26- 9 Anima mea desideravit te in nocte
27- 3 Nocte et die servo eam
28-19 Mane diluculo pertransibit in die et in nocte
30-29 Erit vobis sicut nox sanctificatæ solemnitatis
34-10 Nocte et die non extinguetur
60-11 Die ac nocte non claudetur, ut afferatur ad te
62- 6 Tota die et tota nocte... non tacebunt
Jerem. 6- 5 Surgite, et ascendamus in nocte, et dissip.
9- 1 Plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi
14-17 Deducant oculi mei lacrymam per noctem
16-13 Et servietis ibi diis alienis die ac nocte
25- 3 Et locutus sum ad vos de nocte consurgens
26- 5 Quos ego misi ad vos de nocte consurgens
29-19 De nocte consurgens, et mittens
31-35 Ordinem lunæ et stellarum in lumine noctis
33-20 Si irritum potest fieri... pactum meum cum nocte, ut non sit dies et nox in tempore s.
-25 Si pactum meum inter diem et noctem
36-30 Et cadaver ejus projicietur ad æstum per diem, et ad gelu per noctem
39- 4 Et egressi sunt nocte de civitate per viam
44- 4 De nocte consurgens, mittensque et dicens
49- 9 Si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret
52- 7 Exieruntq. de civitate nocte per viam portæ
Thren. 1- 2 Plorans ploravit in nocte
Thren. 2-18 Deduc... lacrymas per diem et noctem
-19 Consurge, lauda in nocte, in principio vigiliarum
Baruc. 2-25 Projecta sunt in calore solis, et in gelu noctis
Dan. 2-19 Mysterium per visionem noctis revelat. est
3-71 Benedicite, noctes et dies, Domino
5-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex
7- 2 Videbam in visione mea nocte, et ecce quat.
- 7 Post hæc aspiciebam in visione noctis
-13 Aspiciebam ergo in visione noctis
14-14 Sacerdotes autem ingressi sunt nocte
Osee. 4- 5 Nocte tacere feci matrem tuam
7- 6 Tota nocte dormivit coquens eos
Amos. 5- 8 Et diem in noctem mutantem
Jonæ. 2- 1 Et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus
4-10 Quæ sub una nocte nata est, et sub una nocte periit
Mich. 3- 6 Propterea nox vobis pro visione erit
Zach. 1- 8 Vidi per noctem, et ecce vir ascendens sup.
14- 7 Quæ nota est Domino, non dies neque nox
1 Mac. 4- 1 Et moverunt castra nocte
5-29 Et surrexerunt inde nocte, et ibant
-50 Et oppugnavit civitatem illam tota die et tota nocte
9-58 Et comprehendet eos omnes una nocte
12-26 Quod constituunt supervenire illis nocte
-27 Esse in armis paratos ad pugnam tota nocte
13-22 Et paravit Tryphon omnem equitatum, ut veniret illa nocte
2 Mac. 8- 7 Maxime autem noctibus ad hujuscemodi excursus ferebatur
12- 6 Et portum quidem nocte succendit
- 9 Jamnitis quoque nocte supervenit
13-10 Ut die ac nocte Dominum invocarent
-15 Juvenibus fortissimis electis, nocte aggressus aulam regiam
Matth. 2-14 Accepit puerum et matrem ejus nocte
4- 2 Et cum jejunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit
12-40 In ventre ceti trib. diebus et tribus noctibus
14-25 Quarta autem vigilia noctis, venit ad eos ambulans
25- 6 Media autem nocte clamor factus est
26-31 Scandalum patiemini in me, in ista nocte
-34 Quia in hac nocte antequam gallus cantet
28-13 Dicite quia Discipuli ejus nocte venerunt
Marc. 1-13 Quadrag. diebus et quadraginta noctibus
4-27 Et dormiat, et exurgat nocte et die
5- 5 Die ac nocte in monum. et in montibus erat
6-48 Et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos
13-35 Sero, an media nocte, an galli cantu, an mane
14-27 Omnes scandalizabimini in me in nocte ista
-30 Quia tu hodie in nocte hac... ter me es negaturus
Luc. 2- 8 Et custodientes vigilias noctis sup. gregem s.
-37 Et obsecrationibus serviens nocte ac die
5- 5 Per totam noctem laborantes, nihil cepimus
11- 5 Et ibit ad illum media nocte, et dicet illi
12-20 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te
17-34 Dico vobis : in illa nocte erunt duo in lecto
18- 7 Deus autem non faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die ac nocte
21-37 Noctibus vero exiens, morabatur in monte
Joan. 3- 2 Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei : Rabbi
7-50 Ille qui venit ad eum nocte, qui unus erat
9- 4 Venit nox, quando nemo potest operari
11-10 Si autem ambulaverit in nocte, offendit
13-30 Exivit continuo. Erat autem nox
19-39 Et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte
21- 3 Et illa nocte nihil prendiderunt
Act. 5-19 Angelus a. Dom. per noctem aperiens januas
9-24 Custodiebant autem et portas die ac nocte
-25 Accipientes autem eum discipuli nocte
12- 6 In ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos
16- 9 Et visio per noctem Paulo ostensa est
-25 Media autem nocte, Paulus et Silas orantes
-33 Et tollens eos in illa hora noctis, lavit plagas
17-10 Confestim per noctem dimiserunt Paulum
18- 9 Dixit a. Dominus nocte per visionem Paulo
20- 7 Protraxitque sermonem usque in mediam noctem
-31 Quoniam per triennium nocte et die non cessavi
23-11 Sequenti autem nocte assistens ei Dominus
-23 Et lancearios ducentos, a tertia hora noctis
-31 Paulum duxerunt per noctem in Antipatr.
26- 7 Nocte ac die deservientes, sperant devenire
27-23 Astitit enim mihi hac nocte Angelus Dei
-27 Sed posteaq. quarta decima nox supervenit
Navigantibus nobis in Adria circa mediam noctem
Rom. 13-12 Nox præcessit, dies autem appropinquavit
1 Cor. 11-23 Jesus in qua nocte tradebatur, accepit panem
2 Cor. 11-25 Nocte et die in profundo maris fui
1 Thes. 2- 9 Nocte ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus
3-10 Nocte ac die abundantius orantes
5- 2 Quia dies Do., sicut fur in nocte, ita veniet
- 5 Non sumus noctis, neque tenebrarum
- 7 Qui enim dormiunt, nocte dormiunt
Et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt
2 Thes. 3- 8 Et in fatigatione, nocte et die operantes
1 Tim. 5- 5 Instet obsecrat. et orationibus nocte ac die
2 Tim. 1- 3 Nocte ac die (-4) desiderans te videre
Apoc. 4- 8 Et requiem non habebant die ac nocte
7-15 Et serviunt ei die ac nocte in templo ejus
8-12 Diei non luceret pars tertia, et noctis similiter
12-10 Ante conspectum Dei nostri die ac nocte
14-11 Nec habent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam
20-10 Pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte
21-25 Nox enim non erit illic
22- 5 Et nox ultra non erit : et non egebunt lum.

NOXA.

Exod. 21-16 Convictus noxæ, morte moriatur
32-31 Aut dimitte eis hanc noxam
Num. 35-27 Absque noxa erit qui eum occiderit
1 Esdr. 4-13 Et usque ad reges hæc noxa perveniet

NOXIUS, A, UM.

Num. 26- 1 Postquam noxiorum sanguis effusus est
Prov. 1-22 Et stulti ea, quæ sibi sunt noxia, cupient
26-18 Sicut noxius est qui mittit sagittas et lanceas
Jerem. 4-14 Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiæ ?
Dan. 13-53 Innocentes opprimens, et dimittens noxios

NUBECULA.

3 Reg. 18-44 Ecce nubecula parva quasi vestigium hominis ascendebat de mari

NUBES.

Gen. 9-13 Arcum meum ponam in nubibus, et erit sig.
-14 Cumque obduxero nubibus cœlum, apparebit arcus meus in nubibus
-16 Eritque arcus in nubibus, et videbo illum
Exod. 13-21 Ad ostend. viam per diem in columna nubis
-22 Nunquam defuit columna nubis per diem
14-19 Cum eo pariter columna nubis, priora dimittens
-20 Erat nubes tenebrosa, et illuminans noctem
-24 Respiciens Dominus super castra Ægyptiorum per columnam ignis et nubis
16-10 Et ecce gloria Domini apparuit in nube
19- 9 Jam nunc veniam ad te in caligine nubis
-16 Et nubes densissima operire montem
24-15 Cumque ascendisset Moyses , operuit nubes montem
-16 Super Sinaï, tegens illum nube sex diebus
33- 9 Descendebat columna nubis, et stabat ad ostium
-10 Quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi
34- 5 Cumque descendisset Dominus per nubem
40-32 Operuit nubes tabernaculum testimonii
-33 Nec poterat Moyses ingredi tectum fœderis, nube operiente omnia
-34 Si quando nubes tabernaculum deserebat
-36 Nubes quippe Domini incubabat per diem
Levit. 16- 2 Quia in nube apparebo super oraculum
Num. 9-15 Erectum est tabernac., operuit illud nubes
-16 Per diem operiebat illud nubes, et per noct.
-17 Cumque ablata fuisset nubes
Ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur
-18 Cunctis diebus quibus stabat nubes super tabernaculum, manebant in eod. loco
-20 Quot diebus fuisset nubes super tabernacul.
-21 Si fuisset nubes a vespere usque mane
10-11 Elevata est nubes de tabernaculo fœderis
-12 Et recubuit nubes in solitudine Pharan
-34 Nubes quoque Domini super eos erat per diem
11-25 Descenditq. Dom. per nubem, et locutus est
12- 5 Descendit Dominus in columna nubis
-10 Nubes quoque recessit quæ erat super tab.
14-14 Et nubes tua protegat illos
Et in columna nubis præcedas eos per diem
16-43 Quod, postq. ingressi sunt, operuit nubes
Deut. 1-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem, et die per columnam nubis
4-11 Erantque in eo tenebræ, et nubes, et caligo
5-22 In monte, de medio ignis et nubis et caligin.
31-15 Apparuitque Dominus ibi in columna nubis
33-26 Magnificentia ejus discurrunt nubes
Judic. 5- 4 Cœlique ac nubes distillaverunt aquis
2 Reg. 22-12 Cribrans aquas de nubibus cœlorum

2 Reg. 23- 4 Oriente sole, mane absque nubibus rutilat
3 Reg. 18-45 Cœli contenebrati sunt, et nubes, et ventus
2 Par. 5-13 Impleretur domus Dei nube
2 Esdr. 9-12 Et in columna nubis ductor eorum fuisti
-19 Columna nubis non recessit ab eis per diem
Job. 7- 9 Sicut consumitur nubes, et pertransit
20- 6 Superbia ejus, et caput ejus nubes tetigerit
22-14 Nubes latibulum ejus, nec nostra considerat
26- 8 Qui ligat aquas in nubibus suis, ut non erumpant
30-15 Et velut nubes pertransiit salus mea
36-28 Qui de nubibus fluunt, quæ prætexunt
-29 Si voluerit extendere nubes quasi tentorium
37-11 Frumentum desiderat nubes, et nubes spargunt lumen suum
-15 Ut ostenderent lucem nubium ejus
-16 Numquid nosti semitas nubium magnas
-21 Subito aër cogetur in nubes, et ventus trans.
38- 9 Cum ponerem nubem vestimentum ejus
Psal. 17-12 Tenebrosa aqua in nubibus aëris
-13 Præ fulgore in consp. ejus nubes transierunt
35- 6 Et veritas tua usque ad nubes
56-11 Magnificata est.. usque ad nubes veritas tua
67-35 Magnificentia ejus et virtus ejus in nubibus
76-18 Vocem dederunt nubes
77-14 Et deduxit eos in nube diei : et tota nocte
-23 Et mandavit nubibus desuper
88- 7 Quoniam quis in nubibus æquabitur Dom.
96- 2 Nubes et caligo in circuitu ejus : justitia
98- 7 In columna nubis loquebatur ad eos
103- 3 Qui ponis nubem ascensum tuum
104-39 Expandit nubem in protectionem eorum
107- 5 Et usque ad nubes veritas tua
134- 7 Educens nubes ab extremo terræ
146- 8 Qui operit cœlum nubibus
Prov. 3-20 Eruperunt abyssi, et nubes rore concrescunt
25-14 Nubes, et ventus, et pluviæ non sequentes
Eccle. 11- 3 Si repletæ fuerint nubes, imbrem super terram effundent
- 4 Et qui considerat nubes, nunquam metet
12- 2 Et revertantur nubes post pluviam
Sap. 2- 3 Transibit vita nostra tanq. vestigium nubis
5-22 Curvato arcu nubium exterminabuntur
19- 7 Nam nubes castra eorum obumbrabat
Eccli. 13-28 Et verbum illius usque ad nubes perducent
24- 7 Et thronus meus in columna nubis
35-20 Deprecatio illius usq. ad nubes propinquabit
-26 Quasi nubes pluviæ in tempore siccitatis
43-16 In magnitudine sua posuit nubes
45- 5 Audivit e. eum... et induxit illum in nubem
Isai. 4- 5 Et creabit Do... nubem per diem, et fumum
5- 6 Nubibus mandabo ne pluant super eam imb.
14-14 Ascendam super altitudinem nubium
18- 4 Et sicut nubes roris in die messis
19- 1 Ecce Dom. ascendet super nubem levem
25- 5 Et quasi calore sub nube torrente, propaginem fortium marcescere facies
44-22 Delevi ut nubem iniquitates tuas
45- 8 Rorate, cœli, desup., et nubes pluant justum
60- 8 Qui sunt isti qui ut nubes volant
Jerem. 4-13 Ecce quasi nubes ascendet, et quasi tempest.
51- 9 Et elevatum est usque ad nubes
-16 Qui levat nubes ab extremo terræ
Thren. 3-44 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio
Baruc. 3-29 Quis..accepit eam, et eduxit eam de nubibus
6-61 Et nubes, quibus cum imperatum fuerit
Ezech. 1- 4 Nubes magna, et ignis involvens, et splend.
-28 Velut aspectum arcus cum fuerit in nube
10- 3 Et nubes implevit atrium interius
- 4 Et repleta est domus nube, et atrium repletum est
30- 3 Dies Do. : dies nubis : tempus gentium erit
-18 Ipsam nubes operiet
32- 7 Solem nube tegam, et luna non dabit lumen
34-12 Dispersæ fuerant in die nubis et caliginis
38- 9 Quasi tempestas venies, et quasi nubes
-16 Et ascendes super populum meum Israël quasi nubes, ut operias terram
Dan. 3-73 Benedicite, fulgura et nubes, Domino
7-13 Ecce cum nubibus cœli quasi Filius hominis
Osee. 6- 4 Misericordia vestra quasi nubes matutina
13- 3 Idcirco erunt quasi nubes matutina
Joel. 2- 2 Dies tenebrarum et caliginis, dies nubis
2 Mac. 2- 8 Et apparebit majestas Domini, et nubes erit
*Matth.*17- 5 Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens : Hic est Filius meus
24-30 Et videbunt Filium hominis venientem in nubibus cœli cum virtute multa
26-64 Videbitis Filium hom..venientem in nubibus
Marc. 9- 6 Et facta est nubes obumbrans eos : et venit vox de nube, dicens : Hic est Filius meus
13-26 Videbunt Filium ho. venientem in nubibus
14-62 Videbitis Filium hom... et venientem cum nubibus cœli
Luc. 9-34 Hæc autem illo loquente, facta est nubes Et timuerunt, intrantibus illis in nubem
-35 Vox facta est de nube, dicens : Hic est Filius
12-54 Cum videritis nubem orientem ab Occasu
21-27 Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna
Act. 1- 9 Et nubes suscepit eum ab oculis eorum
1 Cor. 10- 1 Quon. patres nostri omnes sub nube fuerunt
- 2 Et omnes in Moyse baptizati sunt, in nube
1 Thes. 4-16 Simul rapiemur cum illis in nubibus
Hebr. 12- 1 Tantam habentes impositam nubem testium
Judæ. -12 Nubes sine aqua, quæ a ventis circumferuntur
Apoc. 1- 7 Ecce venit cum nubibus, et videbit eum om.
10- 1 Et vidi alium Angelum fortem descendentem de cœlo amictum nube
11-12 Et ascenderunt in cœlum in nube
14-14 Et vidi, et ecce nubem candidam : et super nubem sedentem similem Filio hominis
-15 Clamans... ad sedentem super nubem
-16 Et misit qui sedebat super nubem falcem s.

NUBILIS.

Levit. 19-20 Homo si dormierit cum muliere coitu seminis, quæ sit ancilla etiam nubilis

NUBILUM.

2 Mac. 1-22 Quo sol refulsit, qui prius erat in nubilo

NUBO, NUPTA.

Levit. 21- 3 Et sorore virgine, quæ non est nupta viro
22-12 Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta fuerit
Num. 36- 6 Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus
-11 Et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla
Deut. 25- 5 Quando... absque liberis mortuus fuerit, uxor defuncti non nubet alteri
Ruth. 1-13 Ante eritis vetulæ quam nubatis
*Matth.*19-10 Dicunt ei Discipuli ejus : Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere
22-30 In resurrectione enim, neque nubent, neque nubentur
24-38 Et bibentes, nubentes, et nuptui tradentes
Marc. 10-12 Si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit
12-25 Neque nubent, neque nubentur
Luc. 20-34 Et ait illis Jesus : Filii hujus sæculi nubunt
-35 Neque nubent, neque ducent uxores
1 Cor. 7- 8 Dico autem non nuptis et viduis : bonum est
- 9 Quod si non se continent, nubant
Melius est enim nubere quam uri
-28 Et si nupserit virgo, non peccavit
-34 Quæ a. nupta est, cogitat quæ sunt mundi
-36 Quod vult, faciat : non peccat, si nubat
-39 Liberata est : cui vult nubat, tantum in Do.
1 Tim. 4- 3 Prohibentium nubere, abstinere a cibis
5-11 Cum e. luxuriatæ fuerint... nubere volunt
-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare

NUDITAS.

Deut. 28-48 In fame, et siti, et nuditate, et om. penuria
Jerem. 2-25 Prohibe pedem tuum a nuditate
Nahum. 3- 5 Et ostendam in gentibus nuditatem tuam
Habac. 2-15 Et inebrians ut aspiciat nuditatem ejus
Rom. 8-35 Tribulatio ? an angustia ? an fames ? an nuditas ?
2 Cor. 11-27 In jejuniis multis, in frigore et nuditate
Apoc. 3-18 Et non appareat confusio nuditatis tuæ

NUDIUSQUARTUS.

Act. 10-30 A nudiusquarta die usque ad hanc horam

NUDIUSTERTIUS.

Gen. 31- 2 Non esset erga se sicut heri et nudiustertius
- 5 Non sit erga me sicut heri et nudiustertius
Exod. 4-10 Non sum eloquens ab heri et nudiustertius
21-29 Si bos cornupeta fuerit ab heri et nudiustertius
-36 Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius
Deut. 19- 4 Et qui heri et nudiustertius nullum contra eum odium habuisse comprobatur
1 Reg. 4- 8 Non enim fuit tanta exultatio heri et nudiustertius
9-20 Et de asinis quas nudiustertius perdidisti
10-11 Om. qui noverant eum heri et nudiustertius
14-21 Qui fuerant cum Phil. heri et nudiustertius
19- 7 Sicut fuerat heri et nudiustertius
21- 5 Continuimus nos ab heri et nudiustertius
30-13 Quia ægrotare cœpi nudiustertius
2 Reg. 3-17 Tam heri quam nudiustertius quærebatis David
5- 2 Et heri et nudiustertius, cum esset Saül rex
4 Reg. 13- 5 In tabernac. suis sicut heri et nudiustertius
1 Par. 11- 2 Et nudiustertius, cum adhuc regnaret Saul
Dan. 13-15 Ingressa est aliquando sicut heri et nudiustertius
1 Mac. 9-44 Non est e. hodie sicut heri et nudiustertius

NUDO.

Gen. 9-21 Inebriatus est, et nudatus in tabernaculo s.
-22 Verenda scilicet patris sui esse nudata
37-23 Nudaverunt eum tunica talari et polymita
Exod. 32-25 Videns ergo Moyses populum quod esset nudatus
Levit. 10- 6 Capita vestra nolite nudare
20-19 Hoc fecerit, ignominiam carnis suæ nudavit
Num. 20-26 Cumque nudaveris patrem veste sua
Deut. 32-42 Et de captivitate, nudati inimicorum capitis
2 Reg. 6-20 Nudatus est, quasi si nudetur unus de scurris
1 Par. 10- 9 Et amputassent caput, armisque nudassent
2 Par. 28-19 Eo quod nudasset eum auxilio
2 Esdr. 4-23 Unusquisque tantum nudabatur ad baptismum
Job. 14-10 Nudatus atq. consumptus, ubi, quæso, est ?
20-19 Quoniam confringens nudavit pauperes
33-21 Et ossa, quæ tecta fuerant, nudabuntur
Isai. 3-17 Et Dominus crinem earum nudabit
19- 7 Nudabitur alveus rivi a fonte suo
22- 6 Et parietem nudavit clypeus
24- 1 Ecce Do. dissipabit terram, et nudabit eam
Jerem. 13-26 Unde et ego nudavi femora tua
Thren. 4- 3 Sed et lamiæ nudaverunt mammam
-21 Perveniet calix, inebriaberis, atque nudaberis
Ezech. 5- 2 Et gladium nudabo post eos
16-37 Et nudabo ignominiam tuam coram eis
28- 7 Et nudabunt gladios suos super pulchritud.
Joel. 1- 7 Nudans spoliavit eam, et projecit
Marc. 2- 4 Præ turba, nudaverunt tectum ubi erat

NUDUS, A, UM.

Gen. 2-25 Erat a. uterq. nudus, Adam scilicet et uxor
3- 7 Cumque cognovissent se esse nudos
-10 Timui eo quod nudus essem, et abscondi me
-11 Quis enim indicavit tibi quod nudus esses ?
27-16 Circumdedit manibus, et colli nuda protexit
31-42 Forsitan modo nudum me dimisisses
Exod. 32-25 Et inter hostes nudum constituerat
Levit. 13-45 Habebit vestimenta dissuta, caput nudum
1 Reg. 19-24 Et cecidit nudus tota die illa et nocte
2 Reg. 15-30 Nudis pedibus incedens, et operto capite
2 Par. 28-15 Omnesq. qui nudi erant, vestierunt de spoliis
Tobiæ. 1-20 Esur. alebat, nudisq. vestimenta præbebat
-23 Et cum uxore fugiens, nudus latuit
4-17 Et de vestimentis tuis nudos tege
Job. 1-21 Et dixit : Nudus egressus sum de utero matris meæ, et nudus revertar illuc
22- 6 Sine causa, et nudos spoliasti vestibus
24- 7 Nudos dimittunt homines, indumenta toll.
-10 Nudis et incedentibus absque vestitu, et esurientibus tulerunt spicas
26- 6 Nudus est infernus coram illo
Eccle. 5-14 Sicut egressus est nudus de utero matris suæ
Isai. 20- 2 Et fecit sic, vadens nudus, et discalceatus
- 3 Sicut ambulavit servus meus Isaïas nudus
- 4 Nudam et discalceatam, discoopertis natibus
58- 7 Cum videris nudum, operi eum
Baruc. 6-30 Quorum capita nuda sunt
*Ezech.*16- 7 Et eras nuda, et confusione plena
-22 Quando eras nuda, et confusione plena
-39 Et derelinquent te nudam, plenamq. ignom.
18- 7 Dederit, et nudum operuerit vestimento
-16 Dederit, et nudum operuerit vestimento
23-29 Et dimittent te nudam, et ignominia plenam
Osee. 2- 3 Ne forte expoliem eam nudam
Amos. 2-16 Et robustus corde inter fortes nudus fugiet
Mich. 1- 8 Vadam spoliatus et nudus : faciam planctum
*2 Mac.*11-12 Plures aut. ex eis vulnerati nudi evaserunt
*Matth.*25-36 Nudus, et cooperuistis me : infirmus et visit.
-38 Aut nudum, et cooperuimus te
-43 Nudus (*eram*), et non cooperuistis me
-44 Aut nudum, aut infirmum, aut in carcere
Marc. 14-51 Sequebatur eum amictus sindone super nudo
-52 At ille rejecta sindone, nudus profugit ab eis
Joan. 21- 7 Tunica succinxit se (erat enim nudus)
Act. 19-16 Ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo
1 Cor. 4-11 Et sitimus, et nudi sumus, et colaphis cædimur
15-37 Seminas, sed nudum granum, ut puta tritici
2 Cor. 5- 3 Si tamen vestiti, non nudi inveniamur
Hebr. 4-13 Omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus
Jacob. 2-15 Si a. frater et soror nudi sint, et indigeant
Apoc. 3-17 Miserabilis, et pauper, et cæcus, et nudus
16-15 Ne nudus ambulet, et videant turpitudinem ejus
17-16 Et desolatam facient illam, et nudam

NUGACES.

Sap. 2-16 Tanquam nugaces æstimati sumus ab illo

NUGACITAS.

Sap. 4-12 Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona

NUGÆ.

Soph. 3-18 Nugas, qui a lege recesserant, congregabo

NULLUS, A, UM.

Gen. 19-31 Nullus virorum remansit in terra qui possit
23- 6 Nullusque te prohibere poterit quin in monumento ejus sepelias mortuum tuum
31-50 Nullus sermonis nostri testis est absque Deo
41-21 Nullum saturitatis dedere vestigium
45- 1 Et nullus interesset alienus agnitioni mutuæ
Exod. 2-12 Cumque circumspexisset huc atque illuc, et nullum adesse vidisset
12-22 Nullus vestrum egrediatur ostium domus
-39 Et nullam facere sinentibus moram
16-19 Nullus relinquat ex eo in mane
-29 Nullus egrediatur de loco suo die septimo
22-10 Vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit
33- 4 Et nullus ex more indutus est cultu suo
34- 3 Nullus ascendat tecum, nec videatur quisp.
- 7 Nullusque apud te per se innocens est
Levit. 16-17 Nullus hominum sit in tabernaculo
-29 Nullumque opus facietis, sive indigena
23- 8 Nullumque servile opus facietis in eo
25-19 Nullius impetum formidantes
26-36 Cadent, nullo persequente
Num. 4-20 Alii nulla curiositate videant quæ sunt in sanctuario
14-18 Nullumque innoxium derelinquens
19- 2 In qua nulla sit macula, nec portaverit jugum
20-19 Nulla erit in pretio difficultas
24- 9 Quasi leæna, quam suscitare nullus audebit
26-64 Nullus fuit eorum qui ante numerati sunt
-65 Nullusque remansit ex eis, nisi Caleb filius
32-23 Nulli dubium est quin peccetis in Deum
35-30 Ad unius testimonium nullus condemnabitur
-32 Nullo modo in urbes suas reverti poterunt
Deut. 1-17 Nulla erit distantia personarum
7-24 Nullus poterit resistere tibi donec conteras
8-15 Et scorpio ac dipsas, et nullæ omnino aquæ
9- 2 Quibus nullus potest ex adverso resistere
11-25 Nullus stabit contra vos
15- 6 Et ipse a nullo accipies mutuum
17-13 Ut nullus deinceps intumescat superbia
19- 4 Nullum contra e. odium habuisse comprob.
- 6 Quia nullum contra eum, qui occisus est, odium prius habuisse monstratur
20-16 Nullum omnino permittes vivere
22-27 Clamavit, et nullus affuit qui liberaret eam
28-12 Et ipse a nullo fœnus accipies
31-21 Quod nulla delebit oblivio ex ore seminis sui
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere cunctis diebus
6- 1 Et nullus egredi audebat aut ingredi
8-22 Ita ut nullus de tanta multitudine salvaretur
10- 8 Nullus ex eis tibi resistere poterit
-21 Nullusq. contra filios Israël mutire ausus est
11- 8 Ut nullas dimitteret ex eis reliquias
21-42 Nullusque eis hostium resistere ausus est
23- 9 Et nullus vobis resistere poterit
Judic. 3-25 Et videntes quod nullus aperiret, tulerunt
-29 Nullus eorum evadere potuit
4-20 Hic est aliquis ? Respondebis : Nullus est
13-14 Siceram non bibat, nullo vescatur immundo
18- 7 Nullo ei penitus resistente
- 9 Eamus et possideamus eam, nullus erit labor
-10 Locum, in quo nullius rei est penuria
-28 Nullo penitus ferente præsidium
Et cum nullo hominum haberent quidquam
19-15 Et nullus eos recipere voluit hospitio
-18 Nullusq. sub tectum suum nos vult recipere
-19 Nulla re indigemus nisi hospitio
21- 1 Nullus nostr. dabit filiis Benjamin de filiab.
- 9 In Silo, nullus ex eis ibi repertus est
Ruth. 4- 4 Nullus enim est propinquus, excepto te
1 Reg. 14-26 Nullusque applicuit manum ad os suum
-39 Ad quod nullus contradixit ei de om. populo
21- 1 Dixit ei : Quare tu solus, et nullus est tecum
2 Reg. 14- 6 Nullusque erat qui eos prohibere posset
3 Reg. 3-12 In tantum ut nullus ante te similis tui fuerit
-18 Nullusque alius nobiscum in domo
11-22 Qua e. re apud me indiges, ut quæras ire ad terram tuam? At ille respondit : Nulla
4 Reg. 7- 5 Nullum ibidem repererunt
-10 Et nullum ibidem reperimus hominem
10-19 Vocate ad me : nullus sit qui non veniat
-25 Ingredimini, et percutite eos, nullus evadat
1 Par. 29-15 Quasi umbra super terram, et nulla est mora
-25 Qualem nullus habuit ante eum rex Israël
2 Par. 1-12 Ita ut nullus in regibus... fuerit similis tui
14- 6 Et nulla temporibus ejus bella surrexerant
- 7 Et nullum in extruendo impedimentum fuit
16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi
28-20 Qui et afflixit eum, et nullo resistente vastavit
32-15 Si e. nullus potuit deus cunctarum gentium
36-16 Donec ascenderet furor Domini in populum ejus, et esset nulla curatio
2 Esdr. 13-19 Ut nullus inferret onus in die sabbati
Tobiæ. 10- 7 Illa autem nullo modo consolari poterat
-10 Et ille eum nulla ratione vellet audire
Judith. 14-10 Nullus e. audebat cubiculum virtutis Assyriorum pulsando aut intrando aperire
-14 Sed cum nullum motum jacentis...caperet
15- 2 Ita ut nullus loqueretur cum proximo suo
Esth. 5-12 Regina quoque Esther nullum alium vocavit
6- 6 Et reputans quod nullum alium rex, nisi se, vellet honorare
9- 2 Nullusque ausus est resistere
-16 Et nullus de substantiis eorum quidquam contingeret
-27 Ut nulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere
-28 Sunt dies, quos nulla unquam delebit oblivio
13- 6 Nullusque eorum misereatur quarta dec. die
14- 3 Et cujus præter te nullus est auxiliator alius
-14 Nullum aliud auxilium habentem, nisi te
-19 Qui nullam aliam spem habent
16-15 Nos a... in nulla penitus culpa reperimus
Job. 4-20 Quia nullus intelligit, in æternum peribunt
6-25 Cum e vobis nullus sit qui possit arguere me
10-22 Ubi umbra mortis, et nullus ordo
11- 3 Cum cæteros irriseris, a nullo confutaberis?
12-14 Si incluserit hominem, nullus est qui aperiat
26- 6 Et nullum est operimentum perditioni
36-22 Et nullus ei similis in legislatoribus
38-26 In deserto, ubi nullus mortalium commoratur
39-16 Frustra laboravit nullo timore cogente
41-24 Non est super terram potestas quæ comparetur ei, qui factus est ut nullum timeret
42- 2 Scio quia o. potes, et nulla te latet cogitatio
Prov. 11- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
30-30 Ad nullius pavebit occursum
31- 4 Quia nullum secret. est ubi regnat ebrietas
Eccle. 8- 7 Et futura nullo scire potest nuntio
-17 Nullam possit homo invenire rationem eor.
9-15 Et nullus deinceps recordatus est hominis
12-12 Faciendi plures libros nullus est finis
Sap. 2- 8 Nullum pratum sit, quod non pertranseat
5-11 Cuj. nullum invenitur argumentum itineris
Nullum signum invenitur itineris illius
-13 Et virtutis quidem nullum signum valuimus ostendere
13-13 Reliquum horum, quod ad nullos usus facit
17- 5 Et ignis quidem nulla vis poterat illis lumen præbere
- 9 Quem nulla ratione quis effugere posset
Eccli. 2-11 Et scitote quia nullus speravit in Domino
6-15 Amico fideli nulla est comparatio
40- 7 Exurrexit, et admirans ad nullum timorem
Isai. 24-10 Clausa est omnis domus nullo introeunte
33-19 Ita ut non possis intelligere disertitudinem linguæ ejus, in quo nulla est sapientia
44-24 Stabiliens terram, et nullus mecum
Jerem. 2-24 Nullus avertet eam : omnes qui quærunt
8- 6 Nullus est qui agat pœnitentiam super pecc.
- 9 Et sapientia nulla est in eis
10- 7 In univ. regnis eorum nullus est similis tui
12-11 Quia nullus est qui recogitet corde
13- 7 Lumbare, ita ut nulli usui aptum esset
-10 Lumbare istud, quod nulli usui aptum est
14-19 Ergo percussisti nos, ita ut nulla sit sanitas
23- 4 Nullus quæretur ex numero, dicit Dominus
38-24 Nullus sciat verba hæc, et non morieris
40-15 Et percutiam Ismahel... nullo sciente
41- 4 Occiderat Godoliam, nullo adhuc sciente
42-17 Nullus de eis remanebit, nec effugiet
48- 8 Et urbs nulla salvabitur : et peribunt valles
50- 5 Quod nulla oblivione delebitur
-29 Consistite adversus eam per gyrum, et nullus evadat
51-43 Terra in qua nullus habitet, nec transeat
Baruc. 6-18 Lucernas... ex quib. nullam videre possunt
-50 Et nullum Dei opus cum illis
-51 Et nullum Dei opus in ipsis est
-68 Nullo itaque modo nobis est manifestum
Ezech. 26-18 Eo quod nullus egrediatur ex te
33-28 Eo quod nullus sit qui per eos transeat
Dan. 1- 4 Pueros, in quibus nulla esset macula
2-35 Nullusque locus inventus est eis
Dan. 6- 4 Nullamque causam et suspicionem reperire potuerunt, eo quod fidelis esset
-23 Et nulla læsio inventa est in eo, quia credidit
1 Mac. 12- 9 Nos, cum nullo horum indigeremus
2 Mac. 3-28 Portabatur nullo sibi auxilium ferente
8-35 Humiliatus... ab his quos nullos existimaverat
9- 6 Licet ille nullo modo a sua malitia cessaret
12- 3 Quasi nullis inimicitiis inter eos subjacentibus
-18 Nulloque negotio perfecto regressus est
14- 3 Considerans nullo modo sibi esse salutem
-35 Tu, Dom. universorum, qui nullius indiges
15-36 Communi consilio decreverunt nullo modo diem istum absque celebritate præterire
Marc. 9-28 Dixit illis : Hoc genus in nullo potest exire
Luc. 4-26 Et ad nullam illarum missus est Elias
23-14 Nullam causam inveni in homine isto ex his
-22 Nullam causam mortis invenio in eo
Joan. 10-41 Quia Joannes quidem signum fecit nullum
16-29 Loqueris, et proverbium nullum dicis
18-38 Et dicit eis: Ego nullam invenio in eo causam
19- 4 Ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam
Act. 13-28 Et nullam causam mortis invenientes in eo
19-40 Cum nullus obnoxius sit... concursus istius
25-18 De quo, cum stetissent accusatores, nullam causam deferebant
27-22 Amissio enim nullius animæ erit ex vobis
-34 Quia nullius vestrum capillus de capite peribit
28-18 Eo quod nulla esset causa mortis in me
Rom. 12-17 Nulli malum pro malo reddentes
1 Cor. 6-12 Sed ego sub nullius redigar potestate
8- 4 Scimus... et quod nullus est Deus, nisi unus
9-15 Ego autem nullo horum usus sum
12-24 Honesta autem nostra nullius egent
2 Cor. 7- 5 Nullam requiem habuit caro nostra
- 9 Ut in nullo detrimentum patiamini ex vobis
11- 9 Et cum... egerem, nulli onerosus fui
Philip. 1-20 Et spem meam, quia in nullo confundar
-28 Et in nullo terreamini ab adversariis
4-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit in ratione
1 Thes. 4-11 Qui foris sunt : et nullius aliquid desideretis
1 Tim 3-10 Et sic ministrent, nullum crimen habentes
5-14 Nullam occasionem dare adversario maledicti gratia
6-16 Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest : cui honor et imperium
Hebr. 7-13 De alia tribu est, de qua nullus altari præsto fuit
10- 2 Quod nullam haberent ultra conscientiam
Jacob. 1- 4 Ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientes
3- 8 Linguam a. nullus hominum domare potest
Apoc. 3-17 Dives sum, et locupletatus, et nullius egeo

NUM.

Gen. 4- 9 Nescio. Num custos fratris mei sum ego ?
18-13 Sara dicens : Num vere paritura sum anus ?
-17 Num celare potero Abraham quæ gesturus
20- 4 Num gentem ignorantem et just. interficies?
27-38 Num unam, inquit, tantum benedictionem habes pater ?
29-15 Num, quia frater meus es, gratis servies mihi ?
30- 2 Num pro Deo ego sum, qui privavit te fructu
37-10 Num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram ?
41-38 Num invenire poterimus talem virum
50-19 Num Dei possumus resistere voluntati ?
Exod. 2-14 Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti
Num. 12- 2 Num per solum Moysen locutus est Dom. ?
16- 9 Num parum vobis est, quod separavit vos
-22 Num uno peccante, contra omnes ira tua desæviet ?
17-13 Num usque ad internecionem cuncti delendi sumus ?
20-10 Audite, rebelles et increduli : Num de petra hac vobis aquam poterimus ejicere ?
23-12 Num aliud possum loqui, nisi quod jusserit
Ruth. 1-11 Num ultra habeo filios in utero meo
1 Reg. 9-11 Et dixerunt eis : Num hic est Videns ?
10-11 Num et Saül inter prophetas ?
-12 Proverbium : Num et Saül inter prophetas ?
-27 Dixerunt : Num salvare nos poterit iste ?
14-37 Num persequar Philisthiim ? si trades eos
16- 6 Et ait : Num coram Domino est Christus ej. ?
17-25 Num vidistis virum hunc qui ascendit ?
18-23 Num parum videtur vobis, generum esse regis ?
19-24 Proverbium : Num et Saül inter prophetas ?
22-15 Num hodie cœpi pro eo consulere Deum ?
23- 2 Num vadam, et percutiam Philisthæos istos?
29- 3 Num ignoratis David, qui fuit servus Saul
2 Reg. 2- 1 Num ascendam in unam de civitatibus Juda

2 Reg. 2-26 Num usque ad internecionem tuus mucro desæviet?
3-38 Num ignoratis quoniam princeps et maximus cecidit hodie in Israël?
12-19 Dixitque ad servos suos : Num mortuus est puer?
23-17 Num sanguinem hominum istorum.. bibam?
3 Reg. 1-11 Num audisti, quod regnaverit Adonias
21-20 Num invenisti me inimicum tibi?
4 Reg. 19-11 Num ergo solus poteris liberari?
2 Par. 13- 5 Num ignoratis quod Dominus Deus Israël dederit regnum David super Israël
25-16 Respondit ei : Num consiliarius regis es?
32-11 Num Ezechias decipit vos, ut tradat morti
2 Esdr. 4- 2 Num dimittent eos gentes? Num sacrificabunt
6-11 Et dixi : Num quisquam similis mei fugit?
Cant. 3- 3 Num quem diligit anima mea, vidistis?
Isai. 48- 6 Vide omnia : Vos autem num annuntiastis?

NUMENIUS.

Anno mundi 3909, *Romæ* 609, *ante J. Ch.* 145. *Filius Antiochi, primum a Jonatha electus et missus ut cum Romanis et Spartiatis amicitiam fœdusque renovaret; deinde a Simone fratre Jonathæ iterum Romam missus, ut Judæis conciliaret auxilium et benevolentiam. Unde patet Numenium virum probum fuisse et sapientem, multaque tum apud suos tum apud exteros pollentem virtute et fide.*

1 Mac. 12-16 Elegimus itaque Numenium Antiochi filium
14-22 Numenius Antiochi, et Antipater Jas. filius
-24 Post hæc a. misit Simon Numenium Romam
15-15 Venit a. Numenius, et qui cum eo fuerant

NUMERO.

Gen. 13-16 Si quis potest hominum numerare pulverem Semen quoque tuum numerare poterit
14-14 Numeravit expeditos vernaculos suos trecentos
15- 5 Et ait illi : Suspice cœlum, et numera stellas
16-10 Et non numerabitur præ multitudine
32-12 Quæ præ multitudine numerari non potest
Levit. 15-13 Numerabit septem dies post emundationem
23-15 Numerabitis ergo ab altero die sabbati
25- 8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas
-16 Et quanto minus temporis numeraveris
Num. 1- 3 Et numerabitis eos per turmas suas
-19 Numeratique sunt in deserto Sinaï
-44 Hi sunt quos numeraverunt Moyses et Aaron
-47 Levitæ autem... non sunt numerati cum eis
-49 Tribum Levi noli numerare
2-11 Exercitus pugnatorum ej. qui numerati sunt
-13 Exercitus pugnatorum ej. qui numerati sunt
-15 Exercitus pugnatorum ej. qui numerati sunt
-19 Exercitus pugnatorum ej. qui numerati sunt
-21 Exercitus pugnatorum ej. qui numerati sunt
-24 Omnes qui numerati sunt in castris Ephraïm
-26 Exercitus pugnator. ejus qui numerati sunt
-31 Omnes qui numerati sunt in castris Dan
-33 Levitæ a. non sunt numerati inter filios Isr.
3-15 Numera filios Levi per domos patrum suor.
-16 Numeravit Moyses, ut præceperat Domin.
-22 Quarum numeratus est populus sexus masculini
-39 Levitæ quos numeraverunt Moyses et Aaron
-40 Numera primogenitos sexus masculini
4-23 Numera omn. qui ingrediuntur et ministrant
-37 Hos numeravit Moyses et Aaron juxta serm.
-38 Numerati sunt et filii Gerson per cognation.
-41 Quos numeraverunt Moyses et Aaron
-42 Numerati sunt et filii Merari per cognation.
7- 2 Præfectique eorum qui numerati fuerant
14-29 Omnes qui numerati estis a viginti annis
26- 2 Numerate omnem summam filiorum Israël
-62 Omnes qui numerati sunt, viginti tria millia
-64 Qui ante numerati sunt a Moyse et Aaron
Deut. 16- 9 Septem hebdomadas numerabis tibi ab ea die
2 Reg. 24- 1 Dicentem : Vade, numera Israël et Judam
- 2 Et numerate populum, ut sciam numerum ejus
- 4 Ut numerarent populum Israël
-10 Postquam numeratus est populus : et dixit
3 Reg. 3- 8 Qui numerari et supputari non potest
4 Reg. 12-10 Effundebantque et numerabant pecuniam
1 Par. 5- 7 Quando numerabantur per familias suas
-17 Omnes hi numerati sunt in diebus Joathan
7- 2 De stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt
- 5 Octoginta septem millia numerati sunt
- 9 Numerati sunt a. per familias suas principes
21- 1 Et concitavit David ut numeraret Israël
- 2 Ite, et numerate Israël a Bersabee usq. Dan
- 6 Nam Levi et Benjamin non numeravit

1 Par. 21-17 Nonne ego sum, qui jussi ut numeraretur populus?
23- 3 Numeratique sunt Levitæ a triginta annis
27-23 Noluit autem David numerare eos
-24 Joab filius Sarviæ cœperat numerare
2 Par. 2- 2 Et numeravit septuaginta millia virorum
-17 Numeravit igitur Salomon omnes viros
1 Esdr. 8- 3 Cum eo numerati sunt viri centum quinquaginta
Tobiæ. 9- 4 Scis e. ipse quon. numerat pater meus dies
Job. 3- 6 In diebus anni, nec numeretur in mensibus
Psal. 146- 4 Qui numerat multitudinem stellarum
Eccli. 42- 7 Claude; et quodcumque trades, numera
Isai. 10-19 Et reliquiæ ligni saltus ejus præ paucitate numerabuntur, et puer scribet eos
22-10 Domos Jerusal. numerastis, et destruxistis
65-12 Numerabo vos in gladio et omnes in cæde
Jerem. 33-13 Transibunt greges ad manum numerantis
51-27 Numerate contra eum Taphsar, adducite equum
Ezech. 44-26 Septem dies numerabuntur ei
Dan. 5-26 Numeravit Deus regnum tuum, et complevit
Osee. 1-10 Quæ sine mensura est, et non numerabitur
Matth. 10-30 Vestri a. capilli capitis om. numerati sunt
Luc. 12- 7 Capilli capitis vestri omnes numerati sunt

NUMERUS.

Exod. 5-18 Et reddetis consuetum numerum laterum
12- 4 Sin a. minor est numerus ut sufficere possit Juxta numerum animarum quæ sufficere possunt
16-16 Juxta numerum animarum vestrarum
23-26 Numerum dierum tuorum implebo
26-27 Et ejusdem numeri ad Occidentalem plagam
27-11 Columnæ viginti, et bases æneæ ejusdem numeri
30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël juxta numerum, dabunt singuli pretium
-14 Qui habetur in numero, a viginti annis
38-25 Qui transierunt ad numerum a viginti annis
Levit. 25-14 Sed juxta numerum annorum jubilæi emes
-50 Juxta annorum numerum et rationem mercenarii supputata
-52 Si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum
27-18 Juxta annorum, qui reliqui sunt, numerum
-23 Supputabit sacerdos juxta annor. numerum
Num. 1-45 Fueruntque omnis numerus filiorum Israël
2- 6 Et omnis numerus pugnatorum ejus
-32 Hic numerus filiorum Israël, per domos
3-46 Qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis
4-32 Vasa et supellectilem ad numerum accipient
-37 Hic est numerus populi Caath qui intrant
-45 Hic est numerus filiorum Merari
13-19 Utrum fortis sit an infirmus : si pauci numero, an plures
14-34 Juxta numerum quadraginta dierum
23- 1 Para totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes
-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob, et nosse numerum stirpis Israël?
-29 Para totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes
26- 4 A viginti annis... quorum iste est numerus
- 7 Quarum numerus inventus est, quadraginta
-14 Quarum omnis numerus fuit, viginti duo
-18 Quarum omnis numerus fuit, quadraginta
-22 Quarum omn. numerus fuit, septuaginta sex
-25 Quarum numerus fuit, sexaginta quatuor
-27 Quarum numerus fuit, sexaginta millia
-34 Hæ sunt familiæ Manasse, et numerus ear.
-37 Quarum numerus fuit, triginta duo millia
-41 Quorum numerus fuit, quadraginta quinq.
-43 Quorum numerus erat, sexaginta quatuor
-47 Et numerus eorum, quinquaginta tria millia
-50 Quorum numerus, quadrag. quinque millia
-53 Dividetur terra juxta numerum vocabulor.
-57 Hic quoque est numerus filiorum Levi
-63 Hic est numerus filiorum Israël, qui descripti sunt
31-41 Tradiditque Moyses numerum primitiarum
-49 Servi tui recensuimus numerum pugnator.
34-14 Filiorum Gad juxta cognationum numerum
Deut. 1-11 Addat ad hunc numerum multa millia
7- 1 Gentes multo majoris numeri quam tu es
- 7 Non quia cunctas gentes numero vincebatis
17-15 Quem Dominus Deus tuus elegerit de numero fratrum tuorum
-16 Equitatus numero sublevatus
19- 9 Et supradictarum trium urbium numerum duplicabis
20-19 Nec potest bellantium contra te augere numerum

Deut. 21-11 Et videris in numero captivorum mulierem
25- 3 Quadragenarium numerum non excedant
26- 5 Et ibi peregrinatus est in paucissimo numero
28-62 Et remanebitis pauci numero
30- 5 Majoris numeri te esse faciet quam fuerunt
32- 8 Juxta numerum filiorum Israël
33- 6 Et non moriatur, et sit parvus in numero
Josue. 4- 5 Juxta numerum filiorum Israël
- 8 Juxta numerum filiorum Israël
10-21 Ubi tunc erant castra, sani et integro numero
18- 4 Juxta numerum uniuscujusq. multitudinis
21- 6 In Basan, civitates numero tredecim
Judic. 7- 6 Fuit itaque numerus eorum qui manu ad os projiciente lambuerant aquas, trecenti
- 8 Sumptis itaq. pro numero cibariis et tubis
12- 5 Cumque venisset ad ea de Ephraïm numero
- 9 Et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores
14-13 Vos dabitis mihi triginta sindones, et ejusdem numeri tunicas
20-22 Et fortitudine et numero confidentes
-47 Remanserunt itaque de omni numero Benjamin
21-23 Et juxta numerum suum, rapuerunt sibi
1 Reg. 6- 5 Juxta numerum provinciarum Philisthin.
-18 Mures aureos secundum numerum urbium
27- 7 Fuit autem numerus dierum, quibus habitavit David
2 Reg. 2-11 Et fuit numerus dierum, quos commoratus est David, imperans in Hebron
-15 Et transierunt numero duodecim de Benj.
24- 2 Numerate populum, ut sciam numerum ej.
- 9 Dedit ergo Joab numerum descriptionis
3 Reg. 5-16 Numero trium millium et trecentorum
8- 5 Oves et boves absq. æstimatione et numero
18-31 Juxta numerum tribuum filiorum Jacob
20-15 Et reperit numerum ducentorum triginta
-25 Instaura numerum militum qui ceciderunt
4 Reg. 12-11 Et dabant eam juxta numerum atq. mensur.
1 Par. 3-22 Et Baria, et Naaria, et Saphat, sex numero
5- 9 Multum quippe jumentorum numerum possidebant in terra Galaad
-23 Ingens quippe numerus erat
7- 7 Numerus autem eorum, viginti duo millia
-40 Numerus a. eorum ætatis quæ apta esset
9-26 Levitis creditus erat omnis numerus janitor.
-28 Ad numerum enim et inferebantur vasa
11-11 Et iste numerus robustorum David
12-22 Usque dum fieret grandis numerus
-23 Iste quoq. est numerus principum exercitus
16-19 Cum essent pauci numero, parvi et coloni
21- 2 Et afferte mihi numerum, ut sciam
- 5 Deditque Davidi numerum eorum Et inventus est omnis numerus Israël
22-14 Vincitur enim numerus magnitudine
-16 Et ære et ferro, cujus non est numerus
23-24 Per vices, et numerum capitum singulorum
-27 Supputabitur numerus filiorum Levi a vig.
-31 Juxta numerum, et cæremonias uniuscuj.
25- 1 Secundum numerum suum dedicato sibi officio
27- 1 Filii a. Israël secundum numerum suum
-24 Et idcirco numerus eorum qui fuerant recensiti
2 Par. 5- 6 Immolabant... boves absque ullo numero
12- 3 Nec erat numerus vulgi quod venerat cum eo
17- 2 Constituitque militum numeros in cunctis
-14 Quorum iste numerus per domos atq. fam.
24-24 Cum permodicus venisset numerus Syrorum
26-12 Omnisque numerus principum per familias
29-32 Porro numerus holocaustorum quæ obtulit
1 Esdr. 1- 9 Et hic est numerus eorum : Phialæ aureæ
2- 2 Numerus virorum populi Israël
6-17 Duodecim, juxta numerum tribuum Israël
8-34 Juxta numerum et pondus omnium
2 Esdr. 7- 7 Numerus virorum populi Israël
Judith. 2- 8 Gregesq. ovium, quorum non erat numerus
10- 8 Et sit nomen tuum in numero sanctorum
15- 8 Ita ut non esset numerus in pecoribus
16-31 Ab Hebræis in numero sanctorum dierum accipitur
Esth. 2- 8 Ut servaretur in numero fœminarum
9-11 Statimque numerus eorum qui occisi erant
11- 4 Erat autem de eo numero captivorum
Job. 5- 9 Et inscrutabilia et mirabilia absque numero
9-10 Et mirabilia, quorum non est numerus
14- 5 Numerus mensium ejus apud te est
15-20 Et numerus annor. incertus est tyrannidis
21-21 Et si numerus mensium ejus dimidietur?
25- 3 Numquid est numerus militum ejus?
36-26 Numerus annorum ejus inæstimabilis
38-21 Et numerum dierum tuorum noveras?
Psal. 38- 5 Et numerum dierum meorum quis est
39- 6 Multiplicati sunt super numerum
-13 Quoniam circumdederunt me mala, quorum non est numerus

Psal. 103-25 Illic reptilia, quorum non est numerus
104-12 Cum essent numero brevi, paucissimi
-34 Locusta et bruchus, cujus non erat numerus
146- 5 Et sapientiæ ejus non est numerus
Eccle. 1-15 Et stultorum infinitus est numerus
2- 3 Opus est sub sole numero dierum vitæ suæ
4-16 Infinitus numerus est populi omnium
5-17 Numero dier. vitæ suæ, quos dedit ei Deus
7- 1 Numero dierum peregrinationis suæ
12- 3 Et otiosæ erunt molentes in minuto numero
Cant. 6- 7 Et adolescentularum non est numerus
Sap. 4- 8 Neque annorum numero computata
11-21 Sed omnia in mensura, et numero, et pond.
Eccli. 17- 3 Numerum dierum et tempus dedit illi
18- 8 Numerus dierum hominum ut multum centum anni
19- 3 Et tolletur de numero anima ejus
26- 1 Numerus enim annorum illius duplex
32- 8 Sic numerus musicorum in jucundo... vino
33-10 Et ex ipsis posuit in numerum dierum
37-28 Vita viri in numero dierum
38-32 Et in numero est omnis operatio ejus
41-16 Bonæ vitæ numerus dierum
45-13 Secundum numerum tribuum Israël
46-10 A numero sexcentorum millium peditum
51-36 Assumite disciplinam in multo numero argenti
Isai. 21-17 Et reliquiæ numeri sagittariorum fortium de filiis Cedar imminuentur
40-26 Qui educit in numero militiam eorum
Jerem. 2-28 Secundum numerum quippe civitatum tuar.
11-13 Secundum numerum enim civitatum tuar. Et secundum numerum viarum Jerusalem
23- 4 Nullus quæretur ex numero, dicit Dominus
29- 6 Multiplicamini ibi, et nolite esse pauci numero
46-23 Multiplicati sunt... et non est eis numerus
Thren. 3-16 Et fregit ad numerum dentes meos
Ezech. 4- 4 Et pones iniquitates domus Israël super eo, numero dierum quibus dormies
- 5 Numero dierum trecentos et nonaginta dies
- 9 Et facies tibi panes numero dierum, quibus dormies super latus tuum
5- 3 Et sumes inde parvum numerum
Dan. 9- 2 Intellexi in libris numerum annorum
Osee. 1-10 Et erit numerus filiorum Israël quasi arena
1 Mac. 5-30 Ecce populus multus, cuj. non erat numerus
6-30 Erat numerus exercitus ejus, centum millia
9-65 Et exiit in regionem, et venit cum numero
*Matth.*14-21 Manducantium autem fuit numerus, quinque millia
Joan. 6-10 Discubuerunt ergo viri, numero quasi quinque millia
Act. 4- 4 Factus est numerus virorum quinque millia
5-36 Cui consensit numerus virorum circiter quadringentorum
6- 1 Crescente numero discipulorum, factum est murmur
- 7 Et multiplicabatur numerus discipulorum
11-21 Multusq. numerus credentium conversus est
16- 5 Et abundabant numero quotidie
Rom. 9-27 Si fuerit numerus filior. Isr. tanquam arena
Apoc. 5-11 Et erat numerus eorum millia millium
7- 4 Audivi numerum signatorum
9-16 Et numerus equestris exercitus vicies millies dena millia. Et audivi numerum eorum
13-17 Nisi qui habet characterem, aut nomen bestiæ, aut numerum nominis ejus
-18 Computet numerum bestiæ. Numerus enim hominis est : et numerus ejus sexcenti
15- 2 Et vidi... eos qui vicerunt bestiam, et imaginem ejus, et numerum nominis ejus
20- 7 Quorum numerus est sicut arena maris

NUMISMA.

1 Mac. 15- 6 Et permitto tibi facere percussuram proprii numismatis in regione tua
*Matth.*22-19 Ostendite mihi numisma census

NUMMULARII.

*Matth.*21-12 Et mensas nummulariorum... evertit
25-27 Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis
Marc. 11-15 Et mensas nummulariorum... evertit
Joan. 2-14 Invenit in templo... nummularios sedentes
-15 Et nummulariorum effudit æs, et mensas subvertit

NUMMUS.

1 Reg. 2-36 Offerat nummum argenteum et tortam

NUMQUID.

Gen. 18-14 Numquid Deo quidquam est difficile?
18-23 Ait : Numquid perdes justum cum impio?
19- 9 Ingressus es, inquiunt, ut advena, numquid ut judices?
-20 Numquid non modica est, et vivet anima
24- 5 Numquid reducere debeo filium tuum
27-36 Numquid non reservasti, ait, et mihi benedictionem?
29- 5 Numquid, ait, nostis Laban filium Nachor?
31-14 Numquid habemus residui quidquam
34-31 Numquid ut scorto abuti debuere sorore
37- 8 Responderunt... Numquid rex noster eris?
40- 8 Numquid non Dei est interpretatio?
41-39 Numquid sapientiorem et consimilem tui invenire potero?
42-22 Numquid non dixi vobis : Nolite peccare
43- 7 Numquid scire poteramus quod dicturus esset
Num. 11-12 Numquid ego concepi omnem hanc multitudinem
-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur
-23 Numquid manus Domini invalida est?
16-13 Numquid parum est tibi quod eduxisti nos
22-38 Ecce adsum ; numquid loqui potero aliud
32- 6 Numquid fratres vestri ibunt ad pugnam
Deut. 32- 6 Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te
Judic. 4-20 Et dicens : Numquid hic est aliquis?
6-31 Numquid ultores estis Baal, ut pugnet. pro eo
9- 9 Numquid possum deserere pinguedinem m.
-11 Numquid possum deserere dulcedinem m.
-13 Numquid possum deserere vinum meum
-28 Numquid non est filius Jerobaal
10-11 Numquid non Ægyptii et Amorrhæi
12- 5 Dicebant ei Galaaditæ : Numquid Ephrathæus es?
14- 3 Numquid non est mulier in filiabus fratrum
1 Reg. 1- 8 Numquid non ego melior tibi sum, quam decem filii?
2-27 Numquid non aperte revelatus sum domui patris tui
9-21 Ait : Numquid non filius Jemini ego sum
12-17 Numquid non messis tritici est hodie?
15-22 Numquid vult Dom. holocausta et victimas
16-11 Numquid jam completi sunt filii?
17- 8 Numquid ego non sum Philisthæus?
-29 Quid feci? numquid non verbum est?
-43 Numquid ego canis sum, quod tu venis
20-30 Numquid ignoro quia diligis filium Isaï
21-11 Numquid non iste est David rex terræ?
22- 7 Numquid omnibus vobis dabit filius Isaï agros
24-17 Numquid vox hæc tua est, fili mi David
26-15 Ait David ad Abner: Numquid non vir tu es?
-17 Numquid vox hæc tua, fili mi David
2 Reg. 3- 8 Numquid caput canis ego sum adv. Judam
7- 5 Numquid tu ædificabis mihi domum ad habitandum?
- 7 Numquid loquens locutus sum ad unam de tribubus Israel
9- 3 Numquid superest aliquis de domo Saül?
11-10 Numquid non de via venisti?
12-23 Numquid potero revocare eum amplius?
13-20 Numquid Amnon frater tuus concubuit tec.
14-19 Numquid manus Joab tecum est in omnibus
19-21 Numquid pro his verbis non occidetur Semeï?
-35 Numquid vigent sensus mei ad discernend.
-42 Numquid comedimus aliquid ex rege
3 Reg. 1-27 Numquid a domino meo rege exivit hoc verbum
18-13 Numquid non indicatum est tibi domino m.
22-18 Numquid non dixi tibi, quia non prophetat
4 Reg. 1- 3 Numquid non est Deus in Israël, ut eatis
- 6 Numquid, quia non erat Deus in Isr., mittis
2- 3 Numquid nosti, quia hodie Dominus tollet
- 5 Numquid nosti, quia Dominus hodie tollet
-18 Numquid non dixi vobis : Nolite mittere?
4-13 Numquid habes negotium, et vis ut loquar
-28 Numquid petivi filium a domino meo? Numquid non dixi tibi : Ne illudas me?
5- 7 Numquid Deus ego sum, ut occidere possim
-12 Numquid non meliores sunt Abana et Pharp.
6-21 Numquid percutiam eos, pater mi?
-32 Numquid scitis quod miserit filius homicidæ
7- 2 Numquid poterit esse quod loqueris?
-19 Numquid poterit fieri quod loqueris
9-19 Hæc dicit rex : Numquid pax est? Et ait
-31 Et ait : Numquid pax potest esse Zambri
10-15 Ait ad eum : Numquid est cor tuum rectum
18-25 Numquid sine Domini voluntate ascendi
-27 Numquid ad dom. tuum, et ad te misit me
-33 Numquid liberaverunt dii gentium terram s.
-34 Numquid liberaver. Samar. de manu mea?
19-12 Numquid liberaverunt dii gentium singulos
-25 Numquid non audisti quid ab initio fecerim?
1 Par. 17- 6 Numquid locutus sum saltem uni judicum
2 Par. 18- 6 Numquid non est hic prophetes Domini
32-12 Numquid non est iste Ezechias, qui destruxit
-13 Numquid prævaluerunt dii gentium
1 Esdr. 9-14 Numquid iratus es nobis usq. ad consumm.
2 Esdr. 2-19 Numquid contra regem vos rebellatis?
4- 2 Numquid ædificare poterunt lapides de acervis
13-18 Numquid non hæc fecerunt patres nostri
-26 Numquid non in hujuscemodi re peccavit
-27 Numquid et nos inobedientes faciemus
Tobiæ. 3-10 Numquid et occidere me vis
5-14 Numquid poteris perducere filium meum
Job. 1- 8 Numquid considerasti servum meum Job
- 9 Satan ait : Numquid Job frustra timet Deum
2- 3 Numquid considerasti servum meum Job
4-17 Numquid homo, Dei comparatione justificabitur, aut factore suo purior erit vir?
6- 5 Numquid rugiet onager, cum habuerit herbam?
-22 Numquid dixi : Afferte mihi
7-12 Numquid mare ego sum, aut cetus
8- 3 Numquid Deus supplantat judicium?
-11 Numquid virere potest scirpus absque humore?
10- 3 Numquid bonum tibi videtur si calumnieris me
- 4 Numquid oculi carnei tibi sunt
- 5 Numquid sicut dies hominis dies tui
-20 Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
11- 2 Numquid qui multa loquitur, non et audiet?
13- 7 Numquid Deus indiget vestro mendacio
- 8 Numquid faciem ejus accipitis, et pro Deo
15- 2 Numquid sapiens respondebit quasi in vent.
- 7 Numquid primus homo tu natus es
- 8 Numquid consilium Dei audisti
-11 Numquid grande est ut consoletur te Deus?
18- 4 Numquid propter te derelinquetur terra
21- 4 Numquid contra hominem disputatio mea
-22 Numquid Deum docebit quispiam scientiam
22- 2 Numquid Deo potest comparari homo
- 4 Numquid timens arguet te, et veniet tecum
-15 Numquid semitam sæculorum custodire cupis
25- 3 Numquid est numerus militum ejus?
- 4 Numquid justificari potest homo comparatus Deo
26- 2 Cujus adjutor es? numquid imbecillis?
27- 9 Numquid Deus audiet clamorem ejus
31- 3 Numquid non perditio est iniquo, et alienatio
-15 Numquid non in utero fecit me
34-17 Numquid qui non amat judic. sanari potest?
-33 Numquid a te Deus expetit eam
35- 2 Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio
37-15 Numquid scis quando præcep. Deus pluviis
-16 Numquid nosti semitas nubium magnas
38-12 Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo
-17 Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis
-18 Numquid considerasti latitudinem terræ?
-22 Numquid ingressus es thesauros nivis
-31 Numquid conjungere valebis micantes stell.
-32 Numquid producis Luciferum in temp. suo
-33 Numquid nosti ordinem cœli
-34 Numquid elevabis in nebula vocem tuam
-35 Numquid mittes fulgura, et ibunt
-39 Numquid capies leænæ prædam
39- 1 Numquid nosti tempus partus ibicum
- 9 Numquid volet rhinoceros servire tibi
-10 Numquid alligabis rhinocerota ad arandum
-11 Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine
-12 Numquid credes illi quod sementem reddat
-19 Numquid præbebis equo fortitudinem
-20 Numquid suscitabis eum quasi locustas?
-26 Numquid per sapientiam tuam plumescit
-27 Numquid ad præceptum tuum elevabitur
-32 Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit?
40- 3 Numquid irritum facies judicium meum
-21 Numquid pones circulum in naribus ejus
-22 Numquid multiplicabit ad te preces
-23 Numquid feriet tecum pactum, et accipies
-24 Numquid illudes ei quasi avi, aut ligabis
-26 Numquid implebis sagenas pelle ejus
Psal. 7-12 Numquid irascitur per singulos dies?
29-10 Numquid confitebitur tibi pulvis?
40- 9 Numquid qui dormit non adjiciet ut resurgat?
49-13 Numquid manducabo carnes taurorum?
76- 8 Numquid in æternum projiciet Deus?
77-20 Numquid et panem poterit dare, aut parare
84- 6 Numquid in æternum irasceris nobis?

Psal. 86- 5 Numquid Sion dicet : Homo et homo natus est in ea
87-11 Numquid mortuis facies mirabilia
-12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro
-13 Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua
88-48 Numquid enim vane constituisti omnes filios
93-20 Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis
Prov. 6-27 Numquid potest homo abscondere ignem
8- 1 Numquid non sapientia clamitat
Eccli. 47- 4 Numquid non occidit gigantem, et abstulit
Isai. 5- 8 Numquid habitabitis vos soli in medio terræ
7-13 Numquid parum vobis est molestos esse
8-19 Numquid non populus a Deo suo requiret
10- 9 Numquid non principes mei simul reges sunt ? numquid non ut Charcamis, sic Calano
Numquid non ut Damascus, sic Samaria ?
-11 Numquid non sicut feci Samariæ et idolis
-15 Numquid gloriabitur securis contra eum
14-16 Numquid iste est vir,qui conturbavit terram
23- 7 Numquid non vestra hæc est, quæ gloriabatur
26-15 Indulsisti genti : numquid glorificatus es?
27- 7 Numquid juxta plagam percutientis se percussit eum ?
28-24 Numquid tota die arabit arans ut serat
36-10 Numquid sine Dom. ascendi ad terram ist.
-12 Numquid ad domin. tuum et ad te misit me
-18 Numquid liberaverunt dii gentium unusquisq. terram suam de manu regis Assyr.
-19 Numquid liberaverunt Samariam de manu mea ?
37-12 Numquid eruerunt eos dii gentium
-26 Numquid non audisti quæ olim fecerim ei ?
40-19 Numquid sculptile conflavit faber ?
-21 Numquid non scietis ? numquid non audistis
Numquid non annuntiat. est vob. ab initio ?
Numquid non intellexistis fundam. terræ ?
-28 Numquid nescis, aut non audisti ?
44- 8 Numquid est Deus absque me, et formator
45- 9 Numquid dicet lutum figulo suo : Quid facis
-21 Numquid non ego Dominus, et non est ultra
49-15 Numquid oblivisci potest mulier infantem
-24 Numquid tolletur a forti præda ?
50- 2 Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea, ut non possim redimere ?
51- 9 Numquid non tu percussisti superbum ?
-10 Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi
57- 4 Numquid non vos filii scelesti, semen mendax ?
- 6 Numquid super his non indignabor ?
58- 5 Numquid tale est jejunium quod elegi
Numquid contorquere quasi circulum caput
Numquid istud vocabis jejunium
64-12 Numquid super his continebis te, Domine
66- 8 Numquid parturiet terra in die una?
- 9 Numquid ego, qui alios parere facio, ipse non pariam, dicit Dominus?
Jerem. 2-14 Numquid servus est Israël, aut vernaculus?
-17 Numquid non istud factum est tibi
-31 Numquid solitudo factus sum Israëli
-32 Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui
3- 1 Numquid revertetur ad ea ultra ?
Numquid non polluta et contaminata erit
- 5 Numquid irasceris in perpetuum
- 6 Numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Isr.
5- 9 Numquid super his non visitabo, dicit Dom.
-29 Numquid super his non visitabo, dicit Dom.
7-19 Numquid me ad iracundiam provocant
8- 4 Numquid qui cadit, non resurget?
-19 Numquid Dominus non est in Sion ?
-22 Numquid resina non est in Galaad ?
9- 9 Numquid super his non visitabo, dicit Dom.
11-15 Numquid carnes sanctæ auferent a te malitias tuas ?
12- 9 Numquid avis discolor hæreditas mea mihi
13-12 Et dicent ad te : Numquid ignoramus quia omnis laguncula implebitur vino ?
-21 Numquid non dolores apprehendent te
14-19 Numquid projiciens abjecisti Judam ?
-22 Numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant ?
15-12 Numquid fœderabitur ferrum ferro ab Aquilone, et æs ?
16-20 Numquid faciet sibi homo deos?
18- 6 Numquid sicut figulus iste, non potero vobis facere, domus Israel
-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani ?
-20 Numquid redditur pro bono malum
22-15 Numquid regnabis, quoniam confers te cedro ?
Pater tuus numquid non comedit et bibit ?
-16 Numquid non ideo quia cognovit me

Jerem. 22-28 Numquid vas fictile atque contritum vir iste Numquid vas absque omni voluptate?
23-24 Numquid non cœlum et terram ego impleo?
-29 Numquid non verba mea sunt quasi ignis
26-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias Numquid non timuerunt Dominum?
32-27 Numquid mihi difficile erit omne verbum ?
33-24 Numquid non vidisti quid populus hic locutus sit
35-13 Numquid non recipietis disciplinam
38-15 Numquid non interficies me ?
44- 9 Numquid obliti estis mala patrum vestror.
-19 Numquid sine viris nostris fecimus ei placentas
-21 Numquid non sacrificium, quod sacrificastis
49- 1 Numquid non filii sunt Israel ?
- 7 Numquid non ultra est sapientia in Theman?
Baruc. 6-46 Numquid ergo possunt ea quæ fabricata s.
Ezech. 8-17 Numquid leve est hoc domui Juda, ut facer.
12- 9 Numquid non dixerunt ad te domus Israel
13- 7 Numquid non visionem cassam vidistis
-12 Numquid non dicetur vobis : Ubi est litura
14- 3 Numquid interrogatus respondebo eis ?
15- 3 Numquid tolletur de ea lignum, ut fiat opus
- 4 Numquid utile erit ad opus ?
16-20 Numquid parva est fornicatio tua ?
17-15 Numquid prosperabitur, vel consequetur salutem
Et qui dissolvit pactum, numquid effugiet ?
18-13 Numquid vivet ? non vivet
-23 Numquid voluntatis meæ est mors impii
-24 Si... fecerit iniquitatem... numquid vivet ?
-25 Numquid via mea non est æqua ?
-29 Numquid viæ meæ non sunt æquæ
20- 3 Numquid ad interrogandum me vos venistis?
-49 Numquid non per parabolas loquitur iste ?
22-14 Numquid sustinebit cor tuum, aut præval.
23-36 Numquid judicas Oollam et Oolibam ?
26-15 Numquid non a sonitu ruinæ tuæ, et gemitu
28- 9 Numquid dicens loqueris : Deus ego sum
33-25 Numquid terram hæreditate possidebitis ?
38-13 Numquid ad sumenda spolia tu venis ?
-14 Numquid non in die illo, cum habitaverit
Dan. 6-12 Rex, numquid non constituisti, ut omnis homo
10-20 Numquid scis quare venerim ad te ?
Joel. 1-16 Numquid non coram oculis vestris alimenta perierunt de domo Dei nostri
3- 4 Numquid ultionem vos reddetis mihi ?
Amos. 2-11 Numquid non ita est, filii Israël, dicit Dom.
3- 3 Numquid ambulabunt duo pariter
- 4 Numquid rugiet leo in saltu, nisi habuerit prædam ? numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo
- 5 Numquid cadet avis in laqueum terræ absque aucupe ? numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit ?
5-20 Numquid non tenebræ dies Domini
-25 Numquid hostias et sacrificium obtulistis
6-10 Numquid adhuc est penes te ?
-13 Numquid currere queunt in petris equi
-14 Numquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cornua ?
8- 8 Numquid sup. isto non commovebitur terra
9- 7 Numquid non ut filii Æthiopum vos estis
Numquid non Israel ascendere feci
Abdiæ. - 5 Numquid saltem racemum reliquissent tibi?
- 8 Numquid non in die illa, dicit Dominus
Jonæ. 4- 2 Numquid non hoc est verbum meum
Mich. 2- 7 Numquid abbreviatus est spiritus Domini
3- 1 Numquid non vestrum est scire judicium
-11 Numquid non Dominus in medio nostrum ?
4- 9 Numquid rex non est tibi, aut consiliarius
6- 6 Numquid offeram ei holocautomata
- 7 Numquid placari potest Dominus in millibus arietum ?
Numquid dabo primogenitum meum
-11 Numquid justificabo stateram impiam
Nahum. 3- 8 Numquid melior es Alexandria populorum
Habac. 1-12 Numquid non tu a principio, Do. Deus meus
2- 6 Numquid non omnes isti super eum parabolam sument
- 7 Numquid non repente consurgent qui mordeant te
-13 Numquid non hæc sunt a Do. exercituum ?
-19 Numquid ipse docere poterit ?
3- 8 Numquid in fluminibus iratus es, Domine ?
Aggæi. 1- 4 Numquid tempus vobis est ut habitetis
2- 4 Numquid non ita est, quasi non sit in oculis
-13 Numquid sanctificabitur ? Respondentes a.
-14 Numquid contaminabitur ? Et responderunt
-20 Numquid jam semen in germine est ?
Zach. 1- 5 Prophetæ numquid in sempiternum vivent ?
- 6 Numquid non comprehenderunt patres vestros

Zach. 3- 2 Numquid non iste torris est
4- 5 Numquid nescis quid sunt hæc ? Et dixi : Non
-13 Numquid nescis quid sunt hæc ? Et dixi : Non
7- 3 Numquid flendum est mihi in quinto mense
- 5 Numquid jejunium jejunastis mihi ?
- 6 Numquid non vobis comedistis
- 7 Numquid non sunt verba quæ locutus est Dominus
8- 6 Numquid in oculis meis difficile erit
Malac. 1-13 Numquid suscipiam illud de manu vestra
2-10 Numquid non pater unus omnium nostrum? Numquid non Deus unus creavit nos ?
1 Mac. 10-16 Numquid inveniemus aliquem virum talem?
Matth. 7- 9 Numquid lapidem porriget ei ?
-10 Numquid serpentem porriget ei ?
-16 Numquid colligunt de spinis uvas
9-15 Numquid possunt filii sponsi lugere quandiu cum illis est sponsus ?
11-23 Numquid usque in cœlum exaltaberis ?
12-23 Numquid hic est filius David ?
26-22 Numquid ego sum, Domine ?
-25 Numquid ego sum, Rabbi ? Ait illi : Tu dixisti
Marc. 2-19 Numquid possunt filii nuptiarum, quandiu sponsus cum illis est, jejunare ?
4-21 Numquid venit lucerna ut sub modio ponatur
14-19 At illi cœperunt contristari, et dicere ei singulatim : Numquid ego ?
Luc. 5-34 Numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare ?
6-39 Numquid potest cæcus cæcum ducere ?
11-11 Petit panem, numquid lapidem dabit illi ? Numquid pro pisce serpentem dabit illi ?
-12 Numquid porriget illi scorpionem ?
17- 9 Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit
22-35 Numquid aliquid defuit vobis ?
Joan. 3- 4 Numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire, et renasci ?
4-12 Numquid tu major es patre nostro Jacob
-29 Numquid ipse est Christus ?
-33 Numquid aliquis attulit ei manducare ?
6-68 Numquid et vos vultis abire ?
7-26 Numquid vere cognoverunt principes
-31 Numquid plura signa faciet quam quæ hic
-35 Numquid in dispersionem gentium iturus est
-41 Numquid a Galilæa venit Christus ?
-47 Numquid et vos seducti estis ?
-48 Numquid ex principibus aliquis credidit
-51 Numquid lex nostra judicat hominem
-52 Numquid et tu Galilæus es? scrutare Script.
8-22 Numquid interficiet semetipsum, quia dixit
-53 Numquid tu major es patre nostro Abraham
9-27 Numquid et vos vultis discipuli ejus fieri ?
-40 Dixerunt ei : Numquid et nos cæci sumus ?
10-21 Numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire ?
18-17 Numquid et tu ex Discipulis es hom. istius ?
-25 Numquid et tu ex Discipulis ejus es ?
-35 Numquid ego Judæus sum ?
21- 5 Pueri, numquid pulmentarium habetis ?
Act. 7-28 Numquid interficere me tu vis
-42 Numquid victimas et hostias obtulistis mihi
10-47 Numquid aquam quis prohibere potest
Rom. 3- 3 Numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit ? Absit
- 5 Numquid iniquus est Deus, qui infert iram ?
9-14 Numquid iniquitas apud Deum ? Absit
-20 Numquid dicit figmentum ei qui se finxit
10-18 Sed dico : Numquid non audierunt ?
-19 Sed dico : Numquid Israel non cognovit ?
11- 1 Numquid Deus repulit popul. suum ? Absit
-11 Numquid sic offenderunt ut caderent? Absit
1 Cor. 1-13 Numquid Paulus crucifixus est pro vobis ?
9- 4 Numquid non habemus potestatem manducandi
- 5 Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi
- 8 Numquid secundum hominem hæc dico ?
- 9 Numquid de bobus cura est Deo ?
10-22 Numquid fortiores illo sumus ?
11-22 Numquid domos non habetis ad manducand.
12-29 Numquid omnes Apostoli ? numquid omnes prophetæ ? numquid omnes doctores ?
-30 Numquid omnes virtutes ? numquid omnes gratiam habent curationum ? numquid omnes linguis loquuntur ? numquid omnes interpretantur
2 Cor. 1-17 Numquid levitate usus sum ?
3- 1 Aut numquid egemus (sicut quidam) commendatitiis epistolis ad vos
11- 7 Aut numquid peccatum feci, me ipsum humilians

2 Cor. 12-17 Numquid per aliquem eorum, quos misi ad vos, circumveni vos?
-18 Numquid Titus vos circumvenit?
Galat. 2-17 Numquid Christus peccati minister est? Absit
Jacob. 2-14 Numquid poterit fides salvare eum?
3-11 Numquid fons de eodem foramine emanat
-12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere, aut vitis ficus?

NUN. *Pater Josue.*

Exod. 33-11 Minister ejus Josuë filius Nun
Num. 11-28 Statim Josuë filius Nun, minister Moysi
13- 9 De tribu Ephraïm, Osee filium Nun
-17 Vocavitque Osee filium Nun, Josuë
14- 6 Josuë filius Nun, et Caleb filius Jephone
-30 Præter Caleb... et Josue filium Nun
-38 Josuë a. filius Nun, et Caleb filius Jephone
26-65 Nisi Caleb filius Jephone, et Josuë filius Nun
27-18 Dixitq. Do. ad eum: Tolle Josuë filium Nun
32-12 Præter Caleb... et Josue filium Nun
-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti, et Josue filio Nun, et principibus
34-17 Eleazar sacerdos, et Josuë filius Nun
Deut. 1-38 Filius Nun minister tuus, ipse intrabit pro te
31-23 Præcepitque Dominus Josuë filio Nun, et ait
32-44 Venit ergo Moyses.. ipse, et Josuë filius Nun
34- 9 Josuë vero filius Nun repletus est spiritu
Josue. 1- 1 Ut loqueretur Dom. ad Josuë filium Nun
2- 1 Misit igitur Josuë filius Nun de Setim duos
-23 Venerunt ad Josuë filium Nun, narraveruntque ei
6- 6 Vocavit ergo Josuë filius Nun sacerdotes
14- 1 Et Josuë filius Nun, et principes familiarum
17- 4 Veneruntque in conspectu Eleazari sacerdotis, et Josuë filii Nun, et principum
19-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë filio Nun
-51 Et Josuë filius Nun, et principes familiarum
21- 1 Ad Eleazarum sacerd. et Josuë filium Nun
24-29 Et post hæc mortuus est Josuë filius Nun
Judic. 2- 8 Mortuus est autem Josuë filius Nun
3 Reg. 16-34 Quod locutus fuerat in manu Josuë filii Nun
1 Par. 7-27 De quo ortus est Nun, qui habuit fil. Josuë
2 Esdr. 8-17 Non enim fecerant a diebus Josuë filii Nun

NUNC.

Gen. 2-23 Dixitq. Adam: Hoc nunc os, ex ossibus meis
3-22 Nunc ergo ne forte mittat manum suam
4-11 Nunc igitur maledictus eris super terram
Deinceps omittitur.

NUNDINÆ.

Ezech. 27-12 Stanno plumboque repleverunt nundinas tuas
-17 Et resinam proposuerunt in nundinis tuis
-19 In nundinis tuis proposuerunt ferrum fabrefactum
46-11 Et in nundinis et in solemnitatibus erit sacrificium ephi per vitulum

NUNQUAM.

Gen. 38-22 Dixerunt mihi nunquam sedisse ibi scortum
41-19 Ut nunquam tales in terra Ægypti viderim
Exod. 9-24 Quanta ante nunquam apparuit in universa terra
13-22 Nunquam defuit columna nubis per diem
34-10 Signa faciam quæ nunquam visa s. sup. terr.
Levit. 6-13 Ignis est... qui nunquam deficiet in altari
Num. 22-30 Dic quid simile unquam fecerim tibi. At ille ait: Nunquam
Deut. 21- 4 Quæ nunquam arata est, nec sementem recepit
Judic. 16-11 Qui nunquam fuerunt in opere, infirmus ero
-17 Ferrum nunquam ascendit super caput meum
19-30 Nunquam res talis facta est in Israël ex eo die
20- 6 Quia nunquam tantum nefas... factum est
1 Reg. 25- 7 Nunquam eis molesti fuimus
2 Reg. 1-22 Sagitta Jonathæ nunquam rediit retrorsum
2 Par. 9-11 Nunquam visa sunt in terra Juda ligna talia
Tobiæ. 1-12 Et nunquam contaminatus est in escis eorum
2-18 Qui fidem suam nunquam mutant ab eo
3-16 Tu scis, Do., quia nunquam concupivi virum
-17 Nunquam cum ludentibus miscui me
4-13 Et præter uxorem tuam nunquam patiaris crimen scire
-14 Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittas
5-24 Nunquam fuisset ipsa pecunia pro qua misisti eum
Judith. 5-14 In quibus nunquam homo habitare potuit
11- 1 Quoniam ego nunquam nocui viro qui voluit
12-20 Quantum nunquam biberat in vita sua
Esth. 14-18 Et nunquam lætata sit ancilla tua
Job. 14- 2 Et nunquam in eodem statu permanet
Prov. 27-20 Infernus et perditio nunquam implentur
30-15 Et quartum, quod nunquam dicit: Sufficit
-16 Ignis vero nunquam dicit: Sufficit
Eccle. 11- 4 Et qui considerat nubes, nunquam metet
Cant. 7- 2 Crater tornatilis, nunquam indigens poculis
Sap. 6-13 Et quæ nunquam marcescit sapientia
15-17 Cum esset mortalis, illi autem nunquam
Jerem. 20-11 Quia non intellexerunt opprobrium sempiternum, quod nunquam delebitur
23-40 Quæ nunquam oblivione delebitur
Dan. 9-12 Malum, quale nunquam fuit sub omni cœlo
13-27 Quia nunquam dictus fuerat sermo hujusc.
2 Mac. 6-16 Propter quod nunquam quidem a nobis misericordiam suam amovet
Matth. 7-23 Confitebor illis: Quia nunquam novi vos
9-33 Dicentes: Nunquam apparuit sic in Israël
12- 7 Nunquam condemnassetis innocentes
21-16 Nunquam legistis: Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem?
-19 Nunquam ex te fructus nascatur in sempiternum
-42 Dicit illis Jesus: Nunquam legistis in Scripturis
26-33 Ego nunquam scandalizabor
Marc. 2-12 Dicentes: Quia nunquam sic vidimus
-25 Nunquam legistis quid fecerit David
Luc. 15-29 Et nunquam mandatum tuum præterivi
Et nunquam dedisti mihi hœdum
Joan. 7-46 Nunquam sic locut. est homo, sicut hic homo
Act. 10-14 Quia nunquam manducavi omne commune
11- 8 Immundum nunquam introivit in os meum
14- 7 Ex utero matris suæ, qui nunquam ambulaverat
1 Cor. 2- 8 Nunquam Dominum gloriæ crucifixissent
13- 8 Charitas nunquam excidit
2 Tim. 3- 7 Nunquam ad scientiam veritatis pervenientes
Hebr. 4- 8 Nunquam de alia loqueretur, posthac, die
10- 1 Nunquam potest accedentes perfectos facere
-11 Hostias, quæ nunquam possunt auferre peccata
Apoc. 16-18 Qualis nunquam fuit ex quo homines fuer.

NUNTIO.

Gen. 9-22 Nuntiavit duobus fratribus suis foras
12-15 Et nuntiaverunt principes Pharaoni
14-13 Unus qui evaserat, nuntiavit Abram Hebr.
22-20 Nuntiatum est Abrahæ quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri suo
24-28 Et nuntiavit in domum matris suæ omnia
27-42 Nuntiata sunt hæc Rebeccæ: quæ mittens
29-12 At illa festinans nuntiavit patri suo
31-22 Nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob
38-13 Nuntiatumque est Thamar quod socer illius ascenderet in Thamnas
-24 Ecce a. post tres menses nuntiaverunt Judæ
45-13 Nuntiate patri meo univers. gloriam meam
-26 Et nuntiaverunt ei, dicentes: Joseph filius tuus vivit
46-28 Ut nuntiaret ei, et occurreret
-31 Ascendam, et nuntiabo Pharaoni, dicamq. ei
47- 1 Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni
48- 1 Nuntiatum est Joseph quod ægrotaret pater
Exod. 14- 5 Et nuntiatum est regi Ægyptiorum quod fugisset populus
19- 9 Nuntiavit ergo Moyses verba populi ad Do.
Levit. 14-35 Ibit cujus est domus, nuntians sacerdoti
Num. 11-27 Cucurrit puer, et nuntiavit Moysi
Deut. 17- 4 Et hoc tibi fuerit nuntiatum, audiensque
Josue. 2- 2 Nuntiatumque est regi Jericho, et dictum
9-24 Responderunt: Nuntiatum est nobis servis
10-17 Nuntiatumq. est Josuë, quod inventi essent
14- 7 Nuntiavique ei quod mihi verum videbatur
Judic. 4-12 Nuntiatumque est Sisaræ quod ascendisset
9- 7 Cum nuntiatum esset Joatham, ivit
-25 Nuntiatumque est Abimelech
-42 Quod cum nuntiatum esset Abimelech
13-10 Nuntiavitque ei, dicens: Ecce apparuit
14- 2 Ascendit, et nuntiavit patri suo et matri s.
Ruth. 2-11 Nuntiata sunt mihi omnia quæ feceris socrui tuæ post mortem viri tui
1 Reg. 4-13 Ille postquam ingressus est, nuntiavit urbi
-14 Ille festinavit, et venit, et nuntiavit Heli
-17 Respondens autem ille, qui nuntiabat, Fugit
14-33 Nuntiaverunt autem Sauli, dicentes
15-12 Nuntiatum est Samuëli, eo quod venisset Saül
18-20 Et nuntiatum est Saül, et placuit ei
19- 3 Et quodcumque videro, nuntiabo tibi
-18 Et nuntiavit ei omnia quæ fecerat sibi Saül
-19 Nuntiatum est autem Saüli a dicentibus
-21 Quod cum nuntiatum esset Saüli, misit et alios nuntios
1 Reg. 23- 7 Nuntiatum est a. Sauli quod venisset David
-13 Nuntiatumque est Sauli quod fugisset David
-25 Et nuntiatum est David, statimq. descendit
24- 2 Nuntiaverunt ei, dicentes: Ecce, David in deserto est Engaddi
25-12 Et nuntiaverunt ei omnia verba quæ dixerat
-14 Uxori Nabal nuntiavit unus de pueris suis
27- 4 Et nuntiatum est Saüli quod fugisset David
2 Reg. 1- 5 Dixitque David ad adolescentem qui nuntiabat ei
- 6 Et ait adolescens qui nuntiabat ei
-13 Dixitq. David ad juvenem qui nuntiaverat ei
2- 4 Et nuntiatum est David, quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
3-23 Nuntiatum est itaque Joab a narrantibus
4-10 Qui putabat se prospera nuntiare, tenui
6-12 Nuntiatumque est regi David, quod benedixisset Dominus Obededom
10- 5 Quod cum nuntiatum esset David, misit
-17 Quod cum nuntiatum esset David, contraxit
11- 3 Nuntiatumque est ei, quod ipsa esset Bethsabee
- 5 Mittensque nuntiavit David, et ait: Concepi
-10 Nuntiatumque est David a dicentibus
-18 Misit itaque Joab, et nuntiavit David omnia
12-18 Timueruntque servi David nuntiare ei
14-33 Ingressus itaque Joab ad regem, nuntiavit ei omnia: vocatusque est Absalom
15-31 Nuntiatum est autem David quod et Achitophel esset in conjuratione
17-16 Nunc ergo mittite cito, et nuntiate David
-17 Abiit ancilla, et nuntiavit eis
-21 Et pergentes nuntiaverunt regi David
18-10 Vidit autem hoc quispiam, et nuntiavit Joab
-11 Ait Joab viro qui nuntiaverat ei: Si vidisti
-19 Filius Sadoc ait: Curram, et nuntiabo regi
-20 Non eris nuntius in hac die, sed nuntiabis in alia: hodie nolo te nuntiare
-21 Vade, et nuntia regi quæ vidisti
19- 1 Nuntiatum est autem Joab quod rex fleret
- 8 Omni populo nuntiatum est quod rex sederet in porta
-43 Et non mihi nuntiatum est priori
21-11 Et nuntiata sunt David quæ fecerat Respha
24-13 Cumq. venisset Gad ad David, nuntiavit ei
3 Reg. 1-23 Nuntiaverunt regi, dicentes: Adest Nathan
-42 Quia vir fortis es, et bona nuntians
-51 Et nuntiaverunt Salomoni, dicentes: Ecce
2-29 Nuntiatumque est regi Salom. quod fugisset
-39 Nuntiatumque est Semeï quod servi ejus issent in Geth
-41 Nuntiatum est a. Salomoni quod isset Semeï
10- 7 Quod media pars mihi nuntiata non fuerit
18-12 Et ingressus nuntiabo Achab
19- 1 Nuntiavit autem Achab Jezabel omnia
20-17 Nuntiaverunt ei, dicentes: Viri egressi sunt
4 Reg. 4-31 Et nuntiavit ei, dicens: Non surrexit puer
5- 4 Et nuntiavit ei, dicens: Sic et sic locuta est
6-15 Nuntiavitque ei, dicens: Heu, heu, heu
7- 9 Et noluerimus nuntiare usque mane
Venite, eamus, et nuntiemus in aula regis
-11 Et nuntiaverunt in palatio regis intrinsecus
8- 7 Nuntiaveruntque ei, dicentes: Venit vir Dei huc
9-15 Ne vadat, et nuntiet in Jezrahel
-18 Nuntiavit quoque speculator, dicens: Venit
-20 Nuntiavit autem speculator, dicens: Venit
-36 Reversique nuntiaverunt ei. Et ait Jehu
17-26 Nuntiatumq. est regi Assyriorum, et dictum
18-37 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
1 Par. 19-17 Quod cum nuntiatum esset David
2 Par. 34-16 Ille intulit volumen ad regem, et nuntiavit ei
1 Esdr. 4-14 Idcirco misimus et nuntiavimus regi
-16 Nuntiamus nos regi, quoniam si civitas illa
5-10 Quæsivimus ab eis, ut nuntiaremus tibi
2 Esdr. 4-15 Cum audissent inim. nostri nuntiatum esse
6-19 Et verba mea nuntiabant ei
Tobiæ. 1-22 At ubi nuntiatum est regi, jussit eum occidi
2- 3 Cumque abiisset, reversus nuntiavit ei
5- 9 Donec hæc ipsa nuntiem patri meo
8-16 Et reversa, nuntiavit bonum nuntium
11- 6 Currensque nuntiavit viro suo, dicens: Ecce venit filius tuus
Judith. 5- 1 Nuntiatumque est Holoferni principi
-13 Vel unus, qui factum posteris nuntiaret
11- 6 Nuntiatur e. animi tui industria universis
-13 Et misit me Dominus hæc ipsa nuntiare tibi
-15 Veniens nuntiabo tibi, ita ut ego adducam te
-17 Hæc ipsa missa sum nuntiare tibi
Esth. 2-22 Statimque nuntiavit reginæ Esther
3- 4 Nuntiaverunt Aman, scire cupientes utrum perseveraret in sententia
4- 4 Ingressæ autem sunt... nuntiaveruntque ei
- 9 Regressus Athach, nuntiavit Esther omnia
6- 2 Quomodo nuntiasset Mardochæus insidias

Esth. 12- 2 Et nuntiavi super eo regi
Job. 1-15 Et evasi ego solus ut nuntiarem tibi
-16 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
-17 Et ego fugi solus ut nuntiarem tibi
-19 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
Psal. 51- 2 Cum venit Doëg Idumæus, et nuntiavit Saüli : Venit David in domum Achimelech
101-24 Paucitatem dierum meorum nuntia mihi
Cant. 5- 8 Ut nuntietis ei quia amore langueo
Eccli. 44- 3 Nuntiantes in prophetis dignitatem proph.
-15 Et laudem eorum nuntiet ecclesia
Isai. 7- 2 Et nuntiaverunt domui David, dicentes
21- 2 Visio dura nuntiata est mihi
36-22 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
41-22 Et nuntient nobis quæcumque ventura sunt Priora quæ fuerunt nuntiate
42-12 Et laudem ejus in insulis nuntiabunt
Jerem. 36-13 Et nuntiavit eis Michæas omnia verba
-16 Nuntiare debemus regi omnes sermones ist.
-20 Et nuntiaverunt audiente rege o. sermones
51-31 Veniet : et nuntius obvius nuntianti
1 Mac. 4-26 Venerunt, et nuntiaverunt Lysiæ universa
5-14 Nuntiantes secundum verba hæc
6- 5 Et venit qui nuntiaret ei in Perside
12-23 Mandavimus itaque hæc nuntiari vobis
14-21 Nuntiaverunt nobis de vestra gratia et honore
16- 1 Nuntiavit Simoni patri suo quæ fecit Cendebæus
-21 Et præcurrens quidam, nuntiavit Joanni
2 Mac. 3- 6 Et nuntiavit ei, pecuniis innumerabilibus plenum esse ærarium Jerosolymis
-34 Nuntia omnibus magnalia Dei, et potestatem
9-24 Ut si quid contrarium accideret, aut difficile nuntiaretur
10-21 Cum autem Machabæo nuntiatum esset
Matth. 8-33 Venientes in civitatem, nuntiaverunt omnia
12-18 Et judicium gentibus nuntiabit
14-12 Et venientes nuntiaverunt Jesu
28- 8 Currentes nuntiare discipulis ejus
-10 Nuntiate fratribus meis ut eant in Galilæam
-11 Nuntiaverunt principibus sacerdot. omnia
Marc. 5-14 Et nuntiaverunt in civitatem et in agros
16-10 Illa vadens nuntiavit his qui cum eo fuerant
-13 Et illi euntes nuntiaverunt cæteris
Luc. 7-18 Et nuntiaverunt Joanni discipuli ejus de omnibus his
8-20 Et nuntiatum est illi : Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te videre
-34 Fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem
-36 Nuntiaverunt autem illis et qui viderant
13- 1 Ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilæis
14-21 Et reversus servus nuntiavit hæc domino suo
24- 9 Nuntiaverunt hæc omnia illis undecim
Joan. 4-51 Et nuntiaverunt dicentes, quia filius ejus viveret
5-15 Abiit ille homo, et nuntiavit Judæis
Act. 5-22 Cum... aperto carcere non invenissent illos, reversi nuntiaverunt
-25 Adveniens autem quidam nuntiavit eis
12-14 Currens nuntiavit stare Petrum ante januam
-17 Dixitque : Nuntiate Jacobo et fratribus hæc
16-36 Nuntiavit a. custos carceris verba hæc Paulo
-38 Nuntiaverunt autem magistratibus lictores
21-31 Nuntiatum est tribuno cohortis : Quia tota confunditur Jerusalem
22-26 Centurio accessit ad tribunum, et nuntiavit
23-16 Et intravit in castra, nuntiavitque Paulo
28-21 Neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit
Hebr. 2-12 Nuntiabo nomen tuum fratribus meis
4- 2 Nobis nuntiatum est, quemadmodum et illis
1 Petr. 1-12 Ea quæ nunc nuntiata sunt vobis per eos

NUNTIUS, UM.

Gen. 32- 3 Misit a. et nuntios ante se ad Esaü fratrem
- 6 Reversique sunt nuntii ad Jacob, dicentes
Num. 20-14 Misit interea nuntios Moyses de Cades
21-21 Misit a. Israël nuntios ad Sehon regem
22- 5 Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor
-37 Misi nuntios ut vocarent te
24-12 Nonne nuntiis tuis, quos misisti ad me, dixi
Deut. 1-28 Nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes
2-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth
Josue. 6-17 Abscondit enim nuntios quos direximus
-25 Eo quod absconderit nuntios quos miserat
22-11 Et ad eos certi nuntii detulissent ædificasse
Judic. 6-35 Misitque nuntios in universum Manassen Et alios nuntios in Aser et Zabulon
7-24 Misitque Gedeon nuntios in omnem montem
9-31 Et misit clam ad Abimelech nuntios, dicens
11-12 Et misit nuntios ad regem filiorum Ammon
-17 Misitque nuntios ad regem Edom, dicens
-19 Misit itaque Israël nuntios ad Sehon regem
-28 Verbis Jephte, quæ per nuntios mandaverat
Judic. 20-12 Et miserunt nuntios ad omnem tribum Benjamin
21-13 Miseruntque nuntios ad filios Benjamin
1 Reg. 4-19 Et audito nuntio quod capta esset arca Dei
6-21 Miseruntque nuntios ad habitatores Cariathiarim
11- 3 Ut mittamus nuntios ad univ. terminos Isr.
- 4 Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saulis
- 7 Misitque... per manum nuntiorum, dicens
- 9 Et dixerunt nuntiis qui venerant : Sic dicetis Venerunt ergo nuntii, et annuntiaverunt
16-19 Misit ergo Saül nuntios ad Isaï, dicens
19-15 Rursumque misit Saül nuntios ut viderent David
-16 Cumq. venissent nuntii, inventum est simul.
-21 Cum nuntiatum esset Saüli, misit et alios nuntios
Et rursum misit Saül tertios nuntios
23-27 Et nuntius venit ad Saül, dicens : Festina
25-14 Dicens : Ecce David misit nuntios de deserto
-42 Secuta est nuntios David : et facta est illi uxor
2 Reg. 2- 5 Misit ergo David nuntios ad viros Jabes
3-12 Misit ergo Abner nuntios ad David pro se
-14 Misit autem David nuntios ad Isboseth
-26 Misit nuntios post Abner, et reduxit eum
4- 4 Quando venit nuntius de Saül et Jonatha
-10 Cui oportebat mercedem dare pro nuntio
5-11 Misit quoque Hiram... nuntios ad David
11- 4 Missis itaque David nuntiis, tulit eam
-19 Præcepitque nuntio, dicens : Cum compleveris
-22 Abiit ergo nuntius, et venit, et narravit Dav.
-23 Et dixit nuntius ad David : Prævaluerunt
-25 Et dixit David ad nuntium : Hæc dices Joab
12-27 Misitque Joab nuntios ad David, dicens
15-13 Venit igitur nuntius ad David, dicens
17-17 Ut referrent ad regem David nuntium
18-20 Joab dixit : Non eris nuntius in hac die
-22 Non eris boni nuntii bajulus
-25 Si solus est, bonus est nuntius in ore ejus
-26 Dixitque rex : Et iste bonus est nuntius
-27 Vir bonus est : et nuntium portans bonum
-31 Bonum apporto nuntium, domine mi rex
3 Reg. 2-28 Venit autem nuntius ad Joab
14- 6 Ego autem missus sum ad te durus nuntius
15-22 Rex a. Asa nuntium misit in omnem Judam
19- 2 Misitque Jezabel nuntium ad Eliam, dicens
20- 2 Mittensque nuntios ad Achab regem Israël
- 5 Revertentesque nuntii, dixerunt : Hæc dicit
- 9 Respondit itaque nuntiis Benadad : Dicite
-10 Reversique nuntii retulerunt ei. Qui remisit
22-13 Nuntius vero qui ierat ut vocaret Michæam
4 Reg. 1- 2 Misitque nuntios, dicens ad eos : Ite, consulite Beelzebub
- 3 Surge, et ascende in occursum nuntiorum
- 5 Reversique sunt nuntii ad Ochoziam
-16 Quia misisti nuntios ad consulendum Beelzebub
5-10 Misitque ad eum Eliseus nuntium, dicens
6-32 Et antequam veniret nuntius ille, dixit Cum venerit nuntius, claudite ostium
-33 Apparuit nuntius, qui veniebat ad eum
7- 9 Hæc enim dies boni nuntii est
-15 Reversique nuntii indicaverunt regi
9-18 Venit nuntius ad eos, et non revertitur
10- 8 Venit autem nuntius, et indicavit ei, dicens
14- 8 Tunc misit Amasias nuntios ad Joas
16- 7 Misit autem Achaz nuntios ad Theglathphalasar
17- 4 Quod rebellare nitens misisset nuntios ad Sua
18-14 Tunc misit Ezechias rex Juda nuntios ad regem Assyriorum
19- 7 Et audiet nuntium, et revertetur in terram s.
- 9 Misit nuntios ad Ezechiam, dicens
-14 Itaque cum accepisset Ezechias litteras de manu nuntiorum, et legisset eas
1 Par. 14- 1 Misit quoq. Hiram... nuntios ad David
19- 2 Misitq. David nuntios ad consolandum eum
-16 Misit nuntios, et adduxit Syrum
2 Par. 18-12 Nuntius autem qui ierat ad vocandum
20- 2 Veneruntq. nuntii, et indicaverunt Josaphat
25-18 At ille remisit nuntios, dicens : Carduus
30- 5 Ut mitterent nuntios in universum Israël
35-21 At ille, missis ad eum nuntiis, ait
36-15 Mittebat autem Dominus... ad illos per manum nuntiorum suorum
-16 At illi subsannabant nuntios Dei
2 Esdr. 6- 3 Misi ergo ad eos nuntios, dicens : Opus grande
Tobiæ. 8-16 Et reversa, nuntiavit bonum nuntium
10- 8 Et ego mittam nuntium salutis de te ad Tob.
11- 9 Et quasi nuntius adveniens, blandimento suæ caudæ gaudebat
Judith. 1-10 Ad hos om. misit nuntios Nabuchodonosor
Judith. 15- 5 Misit itaq. Ozias nuntios per omnes civitates
Esth. 8-10 Veteres litteras novis nuntiis prævenirent
-14 Egressique sunt veredarii celeres nuntia perferentes
Job. 1-14 Nuntius venit ad Job, qui diceret
Prov. 13-17 Nuntius impii cadet in malum
16-14 Indignatio regis, nuntii mortis
25-25 Et nuntius bonus de terra longinqua
26- 6 Qui mittit verba per nuntium stultum
Eccle. 8- 7 Præterita, et futura nullo scire potest nuntio
Sap. 5- 9 Transierunt... tanquam nuntius percurrens
Isai. 14-32 Et quid respondebitur nuntiis gentis?
30- 4 Et nuntii tui usque ad Hanes pervenerunt
37- 7 Audiet nuntium, et revertetur ad terram s.
- 9 Misit nuntios ad Ezechiam, dicens
-14 Et tulit Ezechias libros de manu nuntiorum
42-19 Et surdus, nisi ad quem nuntios meos misi?
44-26 Et consilium nuntiorum suorum complens
Jerem. 27- 3 In manu nuntiorum qui venerunt Jerusalem
37- 4 Audientes Chaldæi.. hujuscemodi nuntium
51-31 Et nuntius (*veniet*) obvius nuntianti
Ezech. 17-15 Misit nuntios ad Ægypt. ut daret sibi equos
23-16 Et misit nuntios ad eos in Chaldæam
-40 Venientes de longe, ad quos nuntium miserant
30- 9 In die illa egredientur nuntii a facie mea
Nahum. 2-13 Non audietur ultra vox nuntiorum tuorum
Aggæi. 1-13 Et dixit Aggæus nuntius Domini de nuntiis Domini, populo dicens
1 Mac. 1-46 Et misit rex libros per manus nuntiorum
5-14 Et ecce alii nuntii venerunt de Galilæa
7-10 Et miserunt nuntios, et locuti sunt ad Judam
Luc. 7-24 Et cum discessissent nuntii Joannis
9-52 Et misit nuntios ante conspectum suum
Jacob. 2-25 Suscipiens nuntios, et alia via ejiciens

NUPER.

Deut. 24- 5 Cum acceperit homo nuper uxorem
Judith. 5-23 Nuper autem reversi ad Dominum Deum
2 Mac. 13-11 Populum, qui nuper paululum respirasset
14-36 Conserva in æternum impollutam domum istam, quæ nuper mundata est
Act. 18- 2 Pontic. genere, qui nuper venerat ab Italia

NUPTIÆ.

Gen. 29-22 Qui, vocatis multis amicorum turbis ad convivium, fecit nuptias
-26 Ut minores ante tradamus ad nuptias
-30 Tandemque potitus optatis nuptiis
Exod. 21-10 Providebit puellæ nuptias et vestimenta
Judic. 14-15 An idcirco vocastis nos ad nuptias ut spoliaretis?
Tobiæ. 9- 3 Et roges eum venire ad nuptias meas
- 7 Fecitque eum secum venire ad nuptias
-12 Nuptiarum convivium exercebant
10- 1 Cum vero moras faceret Tobias, causa nuptiarum, sollicitus erat pater ejus
Esth. 2-18 Pro conjunctione et nuptiis Esther
Sap. 13-17 Et de nuptiis votum faciens inquirit
14-24 Neque nuptias mundas jam custodiunt
-26 Nuptiarum inconstantia, inordinatio mœchiæ
1 Mac. 9-37 Quia filii Jambri faciunt nuptias magnas
-41 Et conversæ sunt nuptiæ in luctum
10-58 Et fecit nuptias ejus Ptolemaïdæ, sicut reges
2 Mac. 14-25 Nuptias fecit : quiete egit, communiterque vivebant
Matth. 22- 2 Simile factum est regnum cœlorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo
- 3 Misit servos suos vocare invitatos ad nuptias
- 4 Omnia parata : venite ad nuptias
- 8 Ait servis suis : Nuptiæ quidem paratæ sunt
- 9 Quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias
-10 Et impletæ sunt nuptiæ discumbentium
25-10 Quæ paratæ erant, intraverunt cum eo ad nuptias
Marc. 2-19 Numquid possunt filii nuptiarum... jejunare?
Luc. 12-36 Et vos similes hominibus expectantibus dom. suum quando revertatur a nuptiis
14- 8 Cum invitatus fueris ad nuptias
17-27 Uxores ducebant, et dabantur ad nuptias
20-34 Nubunt, et traduntur ad nuptias
Joan. 2- 1 Nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ
- 2 Vocatus est autem et Jesus, et Discipuli ejus ad nuptias
Apoc. 19- 7 Demus gloriam ei : quia venerunt nuptiæ Agni
- 9 Qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt

NUPTIALIS.

Matth. 22-11 Et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali
-12 Huc intrasti non habens vestem nuptialem

NUPTUS.

Matth. 24-38 Et bibentes, nubentes et nuptui tradentes

NURUS.

Gen. 11-31 Tulit itaque... et Saraï nurum suam
38-11 Quam ob rem dixit Judas Thamar nurui suæ
-16 Nesciebat enim quod nurus sua esset
-24 Dicentes : Fornicata est Thamar nurus tua
Levit. 18-15 Turpitudinem nurus tuæ non revelabis
20-12 Si quis dormierit cum nuru sua
Ruth. 1- 6 Ut in patriam pergeret, cum utraq. nuru s.
- 7 Egressa est itaque... cum utraque nuru
-22 Venit ergo Noëmi cum Ruth Moabitide nuru sua, de terra peregrinationis suæ
4-15 De nuru enim tua natus est, quæ te diligit
1 Reg. 4-19 Nurus a. ejus, uxor Phinees, prægnans erat
1 Par. 2- 4 Thamar autem nurus ejus peperit ei Phares
Ezech. 22-11 Et socer nurum suam polluit nefarie
Matth. 10-35 Veni e. separare... nurum adversus socrum
Luc. 12-53 Socrus in nurum suam, et nurus in socrum

NUSQUAM.

2 Mac. 11- 4 Nusquam recogitans Dei potestatem
Hebr. 2-16 Nusquam enim Angelos apprehendit

NUTO.

Tobiæ. 7-11 Et cum nutaret, et non daret petenti ullum responsum
Psal. 108-10 Nutantes transferantur filii ejus, et mendicent
Eccle. 12- 3 Nutabunt viri fortissimi, et otiosæ erunt

NUTRIMENTUM.

Exod. 35-14 Lucernas, et oleum ad nutrimenta ignium
Isai. 30-33 Nutrimenta ejus, ignis et ligna multa

NUTRIO.

Exod. 2- 7 Hebræam, quæ nutrire possit infantulum
- 9 Accipe, ait, puerum istum, et nutri mihi
Suscepit mulier, et nutrivit puerum
Levit. 6-12 Quem nutriet sacerdos subjiciens ligna mane
2 Reg. 12- 3 Quam emerat et nutrierat, et quæ creverat
3 Reg. 4-27 Nutriebantque eos supradicti regis præfecti
11-20 Et nutrivit eum Taphnes in domo Pharaonis
12- 8 Qui nutriti fuerant cum eo, et assistebant illi
-10 Dixer. ei juvenes qui nutriti fuerant cum eo
4 Reg. 3- 4 Mesa rex Moab nutriebat pecora multa
10- 6 Apud optimates civitatis nutriebantur
2 Par. 10- 8 Qui cum eo nutriti fuerant, et erant in com.
-10 Ut juvenes, et nutriti cum eo in deliciis
Esth. 2-20 Eo tempore... quo eam parvulam nutriebat
15- 2 Memorare... quomodo nutrita sis in manu
Prov. 29- 3 Qui autem nutrit scorta, perdet substantiam
-21 Qui delicate a pueritia nutrit servum suum
Sap. 7- 4 In involumentis nutritus sum et curis mag.
16-20 Angelorum esca nutrivisti populum tuum
-23 Hic autem iterum ut nutrirentur justi
Isai. 7-21 Nutriet homo vaccam boum et duas oves
44-14 Plantavit pinum, quam pluvia nutrivit
Thren. 4- 5 Qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt
Baruc. 4- 8 Obliti enim estis Deum, qui nutrivit vos
-11 Nutrivi enim illos cum jucunditate
Ezech. 31- 4 Aquæ nutrierunt illum, abyssus exaltavit
44-20 Caput autem suum non radent, neque comam nutrient
45-15 De his quæ nutriunt Israël in sacrificium
1 Mac. 1- 7 Nobiles, qui secum erant nutriti a juventute
3-33 Et ut nutriret Antiochum filium suum
6-15 Ut adduceret Antiochum filium suum, et nutriret eum, et regnaret
-17 Filium ejus, quem nutrivit adolescentem
-55 Ut nutriret Antiochum filium suum, et regnaret
11-39 Qui nutriebat Antiochum filium Alexandri
2 Mac. 14- 6 Bella nutriunt, et seditiones movent
Matth. 24-19 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
Marc. 13-17 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
Luc. 4-16 Et venit Nazareth, ubi erat nutritus
21-23 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
Act. 7-20 Qui nutritus est tribus mensibus in domo patris
-21 Et nutrivit eum sibi in filium
22- 3 Natus in Tarso Ciliciæ, nutritus autem in ista civitate
1 Cor. 11-14 Vir quidem si comam nutriat, ignom. est illi
-15 Mulier vero si comam nutriat, gloria est illi
Ephes. 5-29 Sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus

NUTRITIUS.

4 Reg. 10- 1 Et ad majores natu, et ad nutritios Achab
- 5 Miserunt.. majores natu, et nutritii ad Jehu
Esth. 2- 7 Qui fuit nutritius filiæ fratris sui Edissæ
Isai. 49-23 Erunt reges nutritii tui, et reginæ nutrices t.
Osee. 11- 3 Ego quasi nutritius Ephraïm, portabam eos

NUTRIX.

Gen. 24-59 Dimiserunt ergo eam et nutricem illius
35- 8 Eodem tempore mortua est Debora nutrix Rebeccæ
Num. 11-12 Sicut portare solet nutrix infantulum
Ruth. 4-16 Et nutricis ac gerulæ fungebatur officio
2 Reg. 4- 4 Tollens itaque eum nutrix sua, fugit
4 Reg. 11- 2 Furata est... nutricem ejus de triclinio
2 Par. 22-11 Absconditque eum cum nutrice sua in cubiculo lectulorum
Sap. 16-25 Omnium nutrici gratiæ tuæ deserviebat
Isai. 49-23 Erunt reges nutritii tui, et reginæ nutrices
Baruc. 4- 8 Et contristatis nutricem vestram Jerusalem
1 Thes. 2- 7 Tanquam si nutrix foveat filios suos

NUTUS.

Gen. 42- 6 Ad ejus nutum frumenta populis vendebantur
2 Reg. 17-14 Domini a. nutu dissipatum est consilium
Job. 26-11 Contremiscunt, et pavent ad nutum ejus
Prov. 6-25 Nec capiaris nutibus illius
Isai. 3-16 Et nutibus oculorum ibant, et plaudebant
2 Mac. 8-18 Qui potest... et universum mundum uno nutu delere

NUX.

Exod. 25-33 Tres scyphi quasi in nucis modum per calamos singulos
Tres similiter scyphi instar nucis in calamo
-34 Erunt quatuor scyphi in nucis modum
37-19 Tres scyphi in nucis modum per calamos
Et tres scyphi instar nucis in calamo altero
-20 Erant quatuor scyphi in nucis modum
Cant. 6-10 Descendi in hortum nucum, ut viderem

NYCTICORAX.

Deut. 14-17 Mergulum, porphyrionem, et nycticoracem
Psal. 101- 7 Factus sum sicut nycticorax in domicilio

NYMPHA.

Constat nomen esse viri, in cujus domo fiebat conventus Christianorum.

Colos. 4-15 Salutate fratres, qui sunt Laodiciæ, et Nympham

O

O

Gen. 49-11 Ligans... et ad vitem, o fili mi, asinam suam
Deut. 33-10 Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Isr.
Josue. 22-25 Terminum posuit Do. inter nos et vos, o filii Ruben, et filii Gad, Jordanem fluvium
Judic. 3-19 Verbum secretum habeo ad te, o rex
5-14 Ex Benjamin in populos tuos, o Amalec
1 Reg. 17-58 De qua progenie es, o adolescens?
2 Reg. 15-27 O Videns, revertere in civitatem in pace
18-29 Cum mitteret Joab servus tuus, o rex, me
23-15 O si quis mihi daret potum aquæ de cisterna
4 Reg. 9- 5 Et ait : Verbum mihi ad te, o princeps
1 Par. 11-17 O si quis daret mihi aquam de cisterna
2 Par. 20-17 Et videbitis auxilium Domini super vos, o Juda et Jerusalem
25- 7 O rex, ne egrediatur tecum exercitus Israël
Job. 7-20 Peccavi, quid faciam tibi, o custos homin.?
Psal. 114- 4 O Domine, libera animam meam
115-16 O Domine, quia ego servus tuus
117-25 O Domine salvum me fac, o Domine bene prosperare
Prov. 6- 6 Vade ad formicam, o piger, et considera
8- 4 O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios
31- 4 Noli regibus, o Lamuel, noli regibus dare vinum
Cant. 1- 7 Si ignoras te, o pucherrima inter mulieres
5-17 Quo abiit dilectus tuus, o pulcherrima mulierum?
Sap. 4- 1 O quam pulchra est casta generatio cum claritate!
6-22 O reges populi, diligite sapientiam
12- 1 O quam bonus et suavis est, Domine, spiritus tuus in omnibus!
Eccli. 37- 3 O præsumptio nequissima, unde creata es
41- 1 O mors, quam amara est memoria tua
- 3 O mors, bonum est judicium tuum homini
Isai. 8- 8 Implens latitudinem terræ tuæ, o Emmanuel
23-15 In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis
Jerem. 47- 6 O mucro Domini, usquequo non quiesces?
48-43 Fovea et laqueus super te, o habitator Moab
Thren. 1-12 O vos om., qui transitis per viam, attendite
Baruc. 3-24 O Israël, quam magna est domus Dei
Ezech. 27- 3 O Tyre, tu dixisti : Perfecti decoris ego sum
28-16 Et perdidi te, o cherub protegens
31-18 Cui assimilatus es, o inclyte atque sublimis
38-16 Cum sanctificatus fuero in te in oculis eorum, o Gog
Dan. 5-11 Constituit eum, pater, inquam, tuus, o rex
-18 O rex, Deus altissimus, regnum... dedit Nabuchodonosor patri tuo
Osee. 13-14 Ero mors tua, o mors; morsus t. ero, inferne
Mich. 6- 8 Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum
Zach. 2- 6 O, o fugite de terra Aquilonis, dicit Dom.
- 7 O Sion, fuge, quæ habitas apud filiam Babyl.
11- 7 Et pascam pecus occisionis propter hoc, o pauperes gregis
-17 O pastor, et idolum, derelinquens gregem
Malac. 1- 6 O sacerdotes, qui despicitis nomen meum
2- 1 Nunc ad vos mandatum hoc, o sacerdotes
1 Mac. 2-50 Nunc ergo, o filii, æmulatores estote legis
2 Mac. 7-34 Tu autem, o scelestc... noli frustra extolli
Matth. 15-28 Jesus ait illi : O mulier, magna est fides tua
17-16 Jesus ait : O generatio incredula et perversa
Marc. 9-18 O generatio incredula, quandiu apud vos ero?
Luc. 9-41 Jesus dixit : O generatio infidelis et perversa
22-58 Petrus vero ait : O homo, non sum
24-25 Et ipse dixit ad eos : O stulti, et tardi corde
Act. 1- 1 Sermonem feci de omnibus, o Theophile
13-10 Dixit : O plene omni dolo et omni fallacia
18-14 O viri Judæi, recte vos sustinerem
27-21 Oportebat quidem, o viri, audito me
Rom. 9-20 O homo, tu quis es, qui respondeas Deo?
11-33 O altitudo divitiarum sapientiæ et scientiæ
2 Cor. 6-11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii
1 Tim. 6-11 Tu autem, o homo Dei, hæc fuge
-20 O Timothee, depositum custodi, devitans
Jacob. 2-20 Vis autem scire, o homo inanis

Ω.

Apoc. 1- 8 Ego sum A et Ω, principium et finis
21- 6 Ego sum A et Ω, initium et finis
22-13 Ego sum A et Ω, primus et novissimus

OB.

Gen. 25-30 Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom

Deinceps omittitur.

OBADIA.

Filius Izrahia filii Ozi filii Thola filii Issachar.

1 Par. 7- 3 Izrahia, de quo nati sunt Michaël et Obadia

OBAUDIO.

Eccli. 33-30 Quod si non obaudierit, curva illum compedibus
39-17 In voce dicit: Obaudite me, divini fructus
42-24 Et in omni necessitate omnia obaudiunt ei
Baruc. 2- 5 Peccavimus... non obaudiendo voci ipsius
6-59 Splendida et emissa ad utilitates, obaudiunt

OBCÆCO.

Eccli. 25-24 Et obcæcat vultum suum tanquam ursus
43- 4 Et refulgens radiis suis obcæcat oculos
Marc. 6-52 Erat enim cor eorum obcæcatum
1 Joan. 2-11 Quia tenebræ obcæcaverunt oculos ejus

OBDIA *vel* OBDIAS I.

Filius Arnan filii Raphaiæ filii Jesaïæ, paterque fuit Secheniæ.

1 Par. 3-21 Arnan, de quo natus est Obdia, cujus filius fuit Sechenias

OBDIA *vel* OBDIAS II.

Filius Asel filii Elasa in tribu Benjamin.

1 Par. 8-38 Asel sex filii fuerunt... Obdia et Hanan
9-44 Asel sex filios habuit... Obdia, Hanan

OBDIAS III.

Levita, filius Semeïæ, qui fuit nepos Idithun, et inter primos habitatores Jerusalem, post reditum a captivitate qua captivaverat Judæos Salmanasar.

1 Par. 9-16 Obdia filius Semeïæ, filii Galal, filii Idithun

OBDIAS IV.

De Gaddi transfugerunt ad David, cum lateret in deserto fugiens Saülem, viri robustissimi et pugnatores optimi, inter quos fuit secundus Obdias iste.

1 Par. 12- 9 Ezer princeps, Obdias secundus, Eliab tertius

OBDIAS V.

Secundus inter principes quos Josaphat rex Juda anno regni sui tertio misit ut docerent in civitatibus Juda.

2 Par. 17- 7 Misit de principibus suis Benhaïl et Obdiam

OBDIAS VI.

Designatur inter eos qui fœdus initum signaverunt, quo polliciti sunt se servaturos universa Dei mandata.

2Esdr. 10- 5 Harem, Merimuth, Obdias

OBDORMIO.

Gen. 2-21 Cumq. obdormisset, tulit unam de costis ejus
Josue. 2- 8 Necdum obdormierant qui latebant
2 Reg. 4- 5 Ostiaria domus purgans triticum, obdormivit
3 Reg. 19- 5 Projecitque se, et obdormivit in umbra juniperi
- 6 Comedit ergo, et bibit, et rursum obdormivit
Tobiæ. 2-10 Jactasset se juxta parietem, et obdormisset
Psal. 12- 4 Illumina oculos meos ne unquam obdormiam in morte
43-23 Exurge, quare obdormis, Domine? exurge
Isai. 43-17 Simul obdormierunt, nec resurgent
Luc. 8-23 Et navigantibus illis, obdormivit
Act. 7-59 Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino

OBDUCO.

Gen. 9-14 Cumq. obduxero nubibus cœlum, apparebit
2 Par. 24-13 Et obducebatur parietum cicatrix per manus eorum
2 Esdr. 4- 7 Quod obducta esset cicatrix muri Jerusalem
Eccli. 25-20 Et omnem obductum, et non obductum odientium
Jerem. 8-22 Non est obducta cicatrix filiæ populi mei
30-17 Obducam enim cicatricem tibi
33- 6 Ego obducam eis cicatricem et sanitatem

OBDUCTIO.

Eccli. 2- 2 Et ne festines in tempore obductionis
5- 1 Nihil enim proderit in tempore vindictæ et obductionis
-10 Non enim proderunt tibi in die obductionis

OBDULCATI

Judith. 5-15 Illic fontes amari obdulcati sunt eis ad bibendum

OBDURO.

Deut. 15- 7 Non obdurabis cor t., nec contrahes man.
Psal. 94- 8 Nolite obdurare corda vestra
Hebr. 3- 8 Nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione
-13 Ut non obduretur quis ex vobis fallacia
-15 Audieritis, nolite obdurare corda vestra
4- 7 Audieritis, nolite obdurare corda vestra

OBED I.

Pater Gaal qui surrexit adversus Abimelech, et expugnatus est cum Sichimitis.

Judic. 9-26 Venit a. Gaal filius Obed cum fratribus s.
-28 Clamante Gaal filio Obed: Quis est Abimelech?
-30 Auditis sermonibus Gaal filii Obed
-31 Ecce, Gaal filius Obed venit in Sichimam
-35 Egressusque est Gaal filius Obed, et stetit

OBED II.

Filius Booz ex Ruth, pater Isaï patris David. Noemi hoc illi nomen imposuit, aliis mulieribus suadentibus; parentum enim est nomen imponere. Obed significat servientem *vel* operarium, *cujus nominis causas alii alias assignant. Ea verissima esse videtur, quod anui Noemi omne obsequium ac servitutem exhibiturus esset, et senectutem illius curaturus; idque dicere et ominari videntur vicinæ mulieres, dum dicunt:* Qui consoletur animam tuam, et enutriat senectutem.

Ruth. 4-17 Vocaverunt nomen ejus Obed: hic est pater Isaï patris David
-21 Salmon genuit Booz, Booz genuit Obed
-22 Obed genuit Isaï, Isaï genuit David
1 Par. 2-12 Booz vero genuit Obed, qui et ipse genuit Isaï
Matth. 1- 5 Booz autem genuit Obed ex Ruth
Obed autem genuit Jesse
Luc. 3-32 Qui fuit Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz

OBED III.

Filius Ophlal filii Zabad, e tribu Juda et e semine Caleb, paterque Jehu.

1 Par. 2-37 Zabad quoque genuit Ophlal, et Ophlal genuit Obed
-38 Obed genuit Jehu, Jehu genuit Azariam

OBED IV.

Obed de Masobia inter fortissimos in exercitu David habetur.

1 Par. 11-46 Eliel, et Obed, et Jasiel de Masobia

OBED V.

Levita, tertius inter filios Semeïæ filii Obededom.

1 Par. 26- 7 Filii... Semeïæ: Othni, et Raphaël, et Obed

OBED VI.

Pater Azariæ illius qui fuit e centurionibus quos assumpsit Joaïda pontifex ut circuirent Judam, et congregarent Levitas, quando protulit Joas, et imponens illi diadema, unxit illum regem.

2 Par. 23- 1 Assumpsit centuriones... Azariam quoque filium Obed

OBEDEDOM I.

Dicunt quidam Obededom gentili natione fuisse, postea vero ei ad Dominum converso benedixisse Deum, propter sanctam arcam quam in domo sua habuit tribus mensibus. At juxta veriorem sententiam melioremque, Levita fuit, et dicitur Gethæus, vel quod in Geth Philisthinorum natus esset, parente ejus aliquo casu ibi peregrinante; vel quod ipse aliquando peregrinatus fuisset in Geth. — OBEDEDOM II. *Janitor templi vel tabernaculi, qui aderat ipse cum duceretur arca Domini de domo Obededom cognominis.* — OBEDEDOM III. *Idem forte est atque præcedens, qui etiam sequebatur arcam vel potius præcedebat, et super lyram et psalterium laudes Domini cantabat.* — *Denique* OBEDEDOM IV. *Iste qui legitur in 2 Paral. 25-24, unus probabiliter est e nepotibus Obededom primi, cui forte idem nomen erat. Vel potius intelligendus est unus e posteris Obededom, qui de nomine parentis sui dicuntur et intelliguntur, cum dicitur Obededom: quemadmodum etiam, cum dicimus Israel, posteros Israelis significamus.*

2 Reg. 6-10 Sed divertit eam in domum Obededom Gethæi
-11 Habitavit arca Domini in domo Obededom Gethæi tribus mensibus: et benedixit Dominus Obededom et omnem domum
-12 Nuntiatumq. est regi David quod benedixisset Dominus Obededom
Abiit ergo David, et adduxit arcam Dei de domo Obededom
1 Par. 13-13 Sed avertit in domum Obededom Gethæi
-14 Mansit ergo arca Dei in domo Obededom
15-18 Maceniam, et Obededom, et Jehiel
-21 Macenias, et Obededom, et Jehiel
-24 Et Obededom, et Jehias, erant janitores
-25 Ierunt ad deportandam arcam fœderis Domini de domo Obededom
16- 5 Et Eliab, et Banaïam, et Obededom
-38 Porro Obededom et fratres ejus sexaginta octo; et Obededom filium Idithun, et Hosa, constituit janitores
26- 4 Filii aut. Obededom: Semeïas primogenitus
- 8 Omnes hi, de filiis Obededom: ipsi, et filii, et fratres... sexaginta duo de Obededom
-15 Obededom vero et filiis ejus ad Austrum
2 Par. 25-24 Quæ repererat in domo Dei et apud Obededom

OBEDIA.

Filius Jahiel, qui ascendit de captivitate cum ducentis decem et octo viris.

1Esdr. 8- 9 De filiis Joab, Obedia filius Jahiel

OBEDIENTIA.

1 Reg. 15-22 Melior est enim obedientia quam victimæ
Prov. 15-28 Mens justi meditatur obedientiam
Eccle. 4-17 Multo enim melior est obedientia
Eccli. 3- 1 Et natio illorum, obedientia et dilectio
Rom. 15-18 Non efficit Christus in obedientiam gentium
16-19 Vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est
2 Cor. 7-15 Reminiscentis omnium vestr. obedientiam
9-13 Glorificantes Deum in obedientia confessionis vestræ, in Evangelium Christi
10- 6 Cum impleta fuerit vestra obedientia
Phile. -21 Confidens in obedientia tua scripsi tibi
Hebr. 5- 8 Didicit ex eis, quæ passus est, obedientiam
1 Petr. 1- 2 In obedientiam, et aspersionem sanguinis
-14 Quasi filii obedientiæ, non configurati prior.
-22 Animas vestras castificantes in obedientia

OBEDIO, OBEDIENS.

Gen. 22-18 Et benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ, quia obedisti voci meæ
26- 5 Eo quod obedierit Abraham voci meæ
28- 7 Quodq. obediens Jacob parentibus suis isset
41-40 Ad tui oris imperium cunct. populus obediet
Exod. 15-26 Si.. obedieris mandatis ejus, custodierisque
24- 7 Omnia... faciemus, et erimus obedientes
Levit. 26-18 Sin autem nec sic obedieritis mihi, addam
Num. 14-22 Jam per decem vices, nec obedierunt voci
Deut. 11-13 Si ergo obedieritis mandatis meis
-27 Si obedieritis mandatis Domini Dei vestri
-28 Si non obedieritis mandatis Dom. Dei vestri
17-12 Nolens obedire sacerdotis imperio
21-18 Et coërcitus obedire contempserit
26-14 Obedivi voci Domini Dei mei, et feci omnia
-17 Et obedias ejus imperio
30- 2 Et obedieris ejus imperiis, sicut ego hodie
-20 Atque obedias voci ejus, et illi adhæreas
34- 9 Et obedierunt ei filii Israël, feceruntque
Josue. 1-17 Sicut obedivimus in cunctis Moysi, ita obediemus et tibi
-18 Et non obedierit cunctis sermonibus
10-14 Obediente Domino voci hominis
22- 2 Mihi quoque in omnibus obedistis
24-24 Et obedientes erimus præceptis ejus
1 Reg. 15-22 Et non potius ut obediatur voci Domini
-24 Timens populum, et obediens voci eorum
28-18 Quia non obedisti voci Domini
-21 Ecce obedivit ancilla tua voci tuæ
2 Reg. 22-45 Resistent mihi, auditu auris obedient mihi
3 Reg. 12- 7 Si hodie obedieris populo huic, et servieris
13-21 Quia non obediens fuisti ori Domini
4 Reg. 17-14 Qui noluerunt obedire Domino Deo suo
Tobiæ. 3- 4 Quoniam non obedivimus præceptis tuis
Esth. 5- 5 Vocate.. Aman, ut Esther obediat voluntati
16- 1 Provinciarum ducibus ac principibus, qui nostræ jussioni obediunt, salutem dicit
-23 Omnes qui fideliter Persis obediunt
Psal. 17-45 Servivit mihi: in auditu auris obedivit mihi
Prov. 17- 4 Malus obedit linguæ iniquæ
21-28 Peribit: vir obediens loquetur victoriam

Prov. 25-12 Qui arguit sapientem et aurem obedientem
Eccle. 10-19 Et pecuniæ obediunt omnia
Eccli. 3- 7 Et qui obedit patri, refrigerabit matrem
4-11 Et eris tu velut filius Altissimi obediens
Isai. 11-14 Et filii Ammon obedientes erunt
Jerem. 32-23 Possederunt eam : et non obedierunt voci t.
35- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
-10 Et obedientes fuimus, juxta omnia quæ præcepit
-13 Numquid non recipietis disciplinam ut obediatis verbis meis, dicit Dominus?
-14 Quia obedierunt præcepto patris sui
Ego a. locutus sum... et non obedistis mihi
-16 Populus autem iste non obedivit mihi
-18 Pro eo quod obedistis præcepto Jonadab
7- 2 Et non obedivit ipse, et servi ejus, et populus
42- 6 Voci Domini Dei nostri... obediemus
43- 7 Quia non obedierunt voci Domini
Baruc. 3-33 Et vocavit illud, et obedit illi in tremore
Dan. 7-27 Et omnes reges servient ei, et obedient
9- 6 Non obedivimus servis tuis prophetis
1 Mac. 2-19 Et si omnes gentes regi Antiocho obediunt
-20 Ego, et filii mei, et fratres mei, obediemus legi patrum nostrorum
8-16 Et omnes obediunt uni, et non est invidia
10-38 Ut sint sub uno, et non obediant alii potestati
12-43 Et præcepit exercitibus suis ut obedirent ei
2 Mac. 7-30 Non obedio præcepto regis, sed præcepto
Matth. 8-27 Qualis est hic, quia venti et mare obediunt
Marc. 1-27 Spiritibus immundis imperat, et obediunt ei
4-40 Quia et ventus et mare obediunt ei
Luc. 8-25 Quia et ventis et mari imperat, et obediunt
17-6 Diceretis huic arbori moro : Eradicare, et transplantare in mare : et obediet vobis
Act. 5-29 Obedire oportet Deo magis quam hominibus
-32 Quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi
6- 7 Multa etiam turba sacerdot. obediebat fidei
7-39 Cui noluerunt obedire patres nostri
Rom. 1- 5 Ad obediendum fidei in omnibus gentibus
-30 Parentibus non obedientes
6-12 Ut obediatis concupiscentiis ejus
-16 Nescitis quon. cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus cui obeditis
-17 Obedistis a. ex corde in eam formam doctr.
10-16 Sed non omnes obediunt Evangelio
2 Cor. 2- 9 An in omnibus obedientes sitis
Galat. 3- 1 Quis vos fascinavit non obedire veritati
5- 7 Quis vos impedivit veritati non obedire?
Ephes. 6- 1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino
- 5 Servi, obedite dominis carnalibus cum tim.
Philip. 2- 8 Factus obediens usque ad mortem
-12 Itaq. charissimi mei (sicut semper obedistis)
Colos. 3-20 Filii, obedite parentibus per omnia
-22 Servi, obedite per omnia dominis carnalibus
2 Thes. 1- 8 Et qui non obediunt Evangelio Dom. nostris
3-14 Si quis non obedit verbo nostro per epistolam
2 Tim. 3- 2 Parentibus non obedientes, ingrati, scelesti
Tit. 3- 1 Et potestatibus subditos esse, dicto obedire
Hebr. 11- 8 Obedivit in locum exire, quem accepturus
13-17 Obedite præpositis vestris, et subjacete eis
1 Petr. 3- 6 Sicut Sara obediebat Abrahæ

OBEDITIO.

Rom. 5-19 Et per unius obeditionem justi constituentur
6-16 Servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam
16-26 Præceptum æterni Dei, ad obeditionem fidei

OBEO.

Gen. 25-18 Coram cunctis fratribus suis obiit
36-38 Cumque et hic obiisset, successit in regnum
49-32 Collegit pedes suos super lectulum, et obiit
Num. 35-28 Postquam a. ille obierit, homicida revertetur
1 Par. 1-46 Obiit quoque et Husam, et regnavit pro eo
2 Par. 24-17 Postquam autem obiit Joiada, ingressi sunt principes Juda
Eccli. 37-34 Propter crapulam multi obierunt
2 Mac. 7-40 Et hic itaque mundus obiit
Marc. 15-44 Pilatus autem mirabatur si jam obiisset

OBERRO.

Eccli. 4-22 Si autem oberraverit, derelinquet eum
9- 7 Nec oberraveris in plateis illius
51-18 Priusquam oberrarem, quæsivi sapientiam

OBESÆ.

Gen. 41-18 Et septem boves de amne conscendere, pulchras nimis, et obesis carnibus

OBFIRMO.

Levit. 17-10 Obfirmabo faciem m. contra animam illius
Deut. 2-30 Et obfirmaverat cor illius, ut traderetur
Judic. 3-23 Aod autem clausis diligentissime ostiis cœnaculi, et obfirmatis sera
Prov. 21-29 Vir impius procaciter obfirmat vultum suum
Ezech. 4- 3 Et obfirmabis faciem tuam ad eam
Dan. 5-20 Spiritus illius obfirmatus est ad superbiam

OBFUSCATIO.

Eccli. 41-24 Et ab obfuscatione dati et accepti

OBITUS.

Gen. 25-11 Et post obitum illius benedixit Deus Isaac
Tobiæ. 8-24 Ut pars dimidia, quæ supererat post obitum eorum
14-14 Factum est autem post obitum matris suæ
Eccli. 11-28 Facile est coram Deo in die obitus retribuere
14-17 Ante obitum tuum operare justitiam
30- 5 In obitu suo non est contristatus, nec confus.
1 Mac. 9-23 Post obitum Judæ emerserunt iniqui
2 Mac. 9-28 In montibus miserabili obitu vita functus est
Matth. 2-15 Et erat ibi usque ad obitum Herodis
2 Petr. 1-15 Et frequenter habere vos post obitum meum

OBJECTIO.

Eccli. 42-11 Detractione in civitate, et objectione plebis

OBJICIO.

Deut. 22-14 Objiciens ei nomen pessimum, et dixerit
-20 Quod si verum est quod objicit
Marc. 14-60 Dicens : Non respondes quidquam ad ea, quæ tibi objiciuntur ab eis
Act. 23-28 Volensque scire causam quam objiciebant
25- 7 Judæi, multas et graves causas objicientes

OBJURGATIO.

Eccli. 21- 5 Objurgatio et injuriæ annulabunt substantiam
2 Cor. 2- 6 Sufficit illi, qui hujuscemodi est, objurgatio hæc, quæ fit a pluribus

OBJURGO.

2 Esdr. 13-17 Et objurgavi optimates Juda, et dixi eis
-25 Objurgavi eos, et maledixi. Et cecidi ex eis
Ezech. 3-26 Et eris mutus, nec quasi vir objurgans

OBLATIO.

Gen. 34-18 Placuit oblatio eorum Hemor et Sichem
Exod. 29-18 Oblatio est Domino, odor suaviss. victimæ
-25 In conspectu Domini, quia oblatio ejus est
-41 Ad vesper. juxta ritum matutinæ oblationis
-42 Oblatione perpetua in generationes vestras
30- 9 Non offeretis super eo thymiama compositionis alterius, nec oblationem
Levit. 1- 3 Si holocaustum fuerit ejus oblatio
-10 Quod si de pecoribus oblatio est, de ovibus
-14 Si a. de avibus holocausti oblatio fuerit Do.
-17 Holocaustum est et oblatio suaviss. odoris
2- 1 Anima cum obtulerit oblationem sacrificii Domino, simila erit ejus oblatio
- 3 Sanctum sanctorum de oblationibus Domini
- 5 Si oblatio tua fuerit de sartagine, similæ
-11 Omnis oblatio quæ offertur Domino
-13 In omni oblatione tua offeres sal
-15 Et thus imponens, quia oblatio Domini est
3 1 Quod si hostia pacificor. fuerit ejus oblatio
- 3 Et offerent de hostia pacificorum in oblationem Domino
- 5 In oblationem suavissimi odoris Domino
- 6 Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio
-11 In pabulum ignis et oblationis Domini
-12 Si capra fuerit ejus oblatio, et obtulerit eam
6-20 Hæc est oblatio Aaron et filiorum ejus
7-12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit
-18 Irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti
-38 Ut offerrent oblationes suas in deserto
8-28 Eo quod consecrationis esset oblatio
10-12 Tollite... quod remansit de oblatione Dom.
-13 Quod dat. est tibi et fil. tuis de oblationibus
14-21 Pro delicto assumet agnum ad oblationem
17- 4 Et non obtulerit... oblationem Domino
22-18 Apud vos, qui obtulerit oblationem suam
23-37 Offeretisque in eis oblationes Domino
24- 7 Ut sit panis in monimentum oblationis Dom.
Num. 5-15 Ad sacerdot., et offeret oblationem pro illa
Et oblatio investigans adulterium
-18 Et ponet super manus illius sacrificium recordationis, et oblationem zelotypiæ
6-14 Et offeret oblationem ejus Domino, agnum
-21 Cum voverit oblationem suam Domino
7-10 Obtulerunt duces... oblationem suam ante altare
-12 Primo die obtulit oblationem suam Nahasson
-17 Hæc est oblatio Nahasson filii Aminadab
-23 Hæc fuit oblatio Nathanaël filii Suar
-29 Hæc est oblatio Eliab filii Helon
-35 Hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddaï
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duel
Num. 7-53 Hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur
-65 Hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis
-71 Hæc fuit oblatio Ahiezer filii Ammisaddaï
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran
-83 Hæc fuit oblatio Ahira filii Enan
8-15 Et consecrabis eos in oblationem Domini
9- 7 Ut non valeamus oblationem offerre Dom.
15- 3 Et feceritis oblationem Do. in holocaustum
-10 In oblationem suavissimi odoris Domino
18- 9 Omnis oblatio, et sacrificium... tuum erit
-24 Decimarum oblatione contenti
-27 Ut reputetur vobis in oblationem primitiv.
-32 Ne polluatis oblationes filiorum Israel
28- 2 Oblationem meam, et panes, et incensum odoris suavissimi, offerte per tempora sua
- 8 Oblationem suavissimi odoris Domino
29-39 Præter vota et oblationes spontaneas in holocausto
Deut. 12-27 Et offeres oblationes tuas carnem et sang.
16-10 Oblationem spontaneam manus tuæ
18- 1 Sacrificia Dom. et oblationes ejus comedent
1 Reg. 10- 8 Ut offeras oblationem, et immoles victimas
1 Par. 23-31 Tam in oblatione holocaustorum Domini
2 Par. 29-29 Cumq. finita esset oblatio, incurvatus est rex
35-14 Nam in oblatione holocaustorum et adipum... sacerdotes fuerunt occupati
1 Esdr. 6-10 Et offerant oblationes Deo cœli, orentque
2 Esdr. 10-34 Sortes ergo misimus super oblationem
13-31 Et in oblatione lignorum in temporibus
Psal. 39- 7 Sacrificium et oblationem noluisti
50-21 Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes
Eccli. 14-11 Fili, si habes, benefac tecum, et Deo dignas oblationes offer
34-21 Immolantis ex iniquo oblatio est maculata
-23 Nec respicit in oblationes iniquorum
35- 1 Qui conservat legem, multiplicat oblationem
- 8 Oblatio justi impinguat altare, et odor suav.
38-11 Et impingua oblationem, et da locum medico
46-19 Circumstantes undique, in oblatione agni inviolati
50-15 Oblatio autem Domini in manibus ipsorum
Amplificare oblationem excelsi regis
Isai. 43-23 Non te servire feci in oblatione
66- 3 Qui offert oblationem, quasi qui sanguinem
Jerem. 17-26 Et inferent oblationem in domum Domini
Ezech. 20-28 Et dederunt ibi irritationem oblationis suæ
-31 Et in oblatione donorum vestrorum
40-43 Super mensas autem carnes oblationis
42-13 Ibi ponent... et oblationem pro peccato
Dan. 3-38 Neque oblatio, neque incensum, neque locus
Amos. 4- 5 Et vocate voluntarias oblationes
Malac. 1-11 Et offertur nomini meo oblatio munda
1 Mac. 15- 5 Nunc ergo statuo tibi omnes oblationes
Act. 21-26 Donec offerretur pro unoquoque eorum oblatio
24-17 Eleemosynas facturus in gentem meam, veni, et oblationes, et vota
Rom. 15-16 Ut fiat oblatio gentium accepta et sanctific.
-31 Et obsequii mei oblatio accepta fiat in Jerus.
Ephes. 5- 2 Tradidit semetipsum pro nobis oblationem
Hebr. 10- 5 Dicit : Hostiam et oblationem noluisti
- 8 Quia hostias et oblationes... noluisti
-10 Per oblationem corporis Jesu Christi semel
-14 Una enim oblatione consummavit in sempit.
-18 Jam non est oblatio pro peccato

OBLECTAMENTUM.

Eccli. 30-16 Et non est oblectamentum super cordis gaud.

OBLECTATIO.

Eccli. 2- 9 Et in oblectationem veniet vob. misericordia
6-29 Et convertetur tibi in oblectationem
35-20 Qui adorat Deum in oblectatione, suscipietur
37- 4 Amico conjucundatur in oblectationibus
2 Mac. 2-26 Curavimus volentibus quidem legere, ut esset animi oblectatio

OBLECTO.

Eccle. 2-10 Et oblectaret se in his quæ præparaveram
Eccli. 16- 1 Nec oblecteris super ipsos, si non est timor
18-32 Ne oblecteris in turbis nec in modicis
26- 2 Mulier fortis oblectat virum suum
27-32 Laqueo peribunt qui oblectantur casu justorum
35-25 Et oblectabit justos misericordia sua

OBLIGATIO.

Psal. 124- 5 Declinantes a. in obligationes, adducet Do.
Act. 8-23 Et obligatione iniquitatis video te esse

OBLIGO.

Num. 21- 2 At Israël voto se Domino obligans, ait

Num. 30- 4 Et juramentum quo obligavit animam suam
- 7 Verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento
Esth. 9-28 Progenie, quæ his cæremoniis obligata est
Psal. 19- 9 Ipsi obligati sunt, et ceciderunt
Prov. 13-13 Qui detrahit alicui rei, ipse se in futurum obligat

OBLIQUÆ.

3 Reg. 6- 4 Fecitque in templo fenestras obliquas
Ezech. 40-16 Fenestras obliquas in thalamis et in frontib.
41-16 Limina, et fenestras obliquas, et ethecas
-26 Super quæ fenestræ obliquæ, et similitudo

OBLIVIO.

Gen. 41-30 Ut oblivioni tradatur cuncta retro abundantia
Deut. 31-21 Quod nulla delebit oblivio ex ore seminis
Judith. 16-23 Conopeum, quod ipsa sustulerat de cubili ipsius, obtulit in anathema oblivionis
Esth. 9-28 Sunt dies quos nulla unquam delebit oblivio
Psal. 9-19 Quoniam non in finem oblivio erit pauperis
30-13 Oblivioni datus sum, tanquam mortuus
87-13 Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra oblivionis?
136- 5 Oblivioni detur dextera mea
Eccle. 2-16 Et futura tempora oblivione cuncta pariter operient
6- 4 Et oblivione delebitur nomen ejus
9- 5 Quia oblivioni tradita est memoria eorum
Sap. 2- 4 Et nomen nostrum oblivionem accipiet
16-11 Ne in altam incidentes oblivionem
17- 3 Tenebroso oblivionis velamento dispersi sunt
Eccli. 3-15 Eleemosyna e. patris non erit in oblivione
11-29 Malitia horæ oblivionem facit luxuriæ
13-13 Et ne longe sis ab eo, ne eas in oblivionem
Isai. 23-15 In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis
-16 Circui civitatem, meretrix oblivioni tradita
59-15 Et facta est veritas in oblivionem
65-16 Quia oblivioni traditæ sunt angustiæ priores
Jerem. 23-40 Quæ nunquam oblivione delebitur
50- 5 Quod nulla oblivione delebitur
Thren. 2- 6 Oblivioni tradidit Do. in Sion festivitatem
Ezech. 21-32 Sanguis tuus erit in medio terræ, oblivioni traderis
33-13 Omnes justitiæ ejus oblivioni tradentur
Osee. 4- 6 Sed oblivione obliviscar eorum
2 Mac. 12-42 Rogaverunt, ut id quod factum erat delictum oblivioni traderetur
Luc. 12- 6 Unus ex illis non est in oblivione coram Deo
2 Petr. 1- 9 Et manu tentans, oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum

OBLIVIOSUS.

Jacob. 1-25 Non auditor obliviosus factus, sed factor operis

OBLIVISCOR.

Gen. 27-45 Obliviscaturque eorum quæ fecisti in eum
40-23 Præpositus pincern. oblitus est interpretis
41-51 Oblivisci me fecit Deus omnium laborum
50-17 Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum
Levit. 5- 2 Et oblita fuerit immunditiæ suæ, rea est
- 3 Oblitaque cognoverit postea, subjacebit delicto
- 4 Oblitaq. postea intellexerit delictum suum
Num. 15-24 Oblitaque fuerit facere multitudo
Deut. 4- 9 Ne obliviscaris verborum quæ viderunt oculi tui
-23 Cave nequando obliviscaris pacti Domini
-31 Nec omnino delebit, neq. obliviscetur pacti
6-13 Cave diligenter, ne obliviscaris Domini
8-11 Et cave nequando obliviscaris Domini Dei
-19 Sin a. oblitus Domini Dei tui, secutus fueris
9- 7 Memento, et ne obliviscaris, quomodo ad iracundiam provocaveris Dominum
24-19 Et oblitus manipulum reliqueris
25-19 Cave ne obliviscaris
26-13 Nec sum oblitus imperii tui
32-18 Et oblitus es Domini creatoris tui
Judic. 3- 7 Et obliti sunt Dei sui, servientes Baalim
1 Reg. 1-11 Recordatus mei fueris, nec oblitus ancillæ
12- 9 Qui obliti sunt Dom. Dei sui, et tradidit eos
4 Reg. 17-38 Pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci
Job. 8-13 Sic viæ omnium qui obliviscuntur Deum
11-16 Miseriæ quoque oblivisceris, et quasi aquar.
19-14 Et qui me noverant, obliti sunt mei
24-20 Obliviscatur ejus misericordia
28- 4 Eos quos oblitus est pes egentis hominis
Job. 39-15 Obliviscitur quod pes conculcet ea
Psal. 9-13 Non est oblitus clamorem pauperum
-18 Omnes gentes quæ obliviscuntur Deum
10-11 Oblitus est Deus, avertit faciem suam
-12 Exaltetur man. tua: ne obliviscaris pauper.
12- 1 Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem
41-10 Quare oblitus es mei? et quare contristatus incedo
43-18 Venerunt super nos, nec obliti sumus te
-21 Si obliti sumus nomen Dei nostri
-24 Oblivisceris inopiæ nostræ et tribul. nostræ
44-11 Obliviscere populum t. et domum patris tui
49-22 Intelligite hæc, qui obliviscimini Deum
58-12 Nequando obliviscantur populi mei
73-19 Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris
-23 Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum
76-10 Aut obliviscetur misereri Deus?
77- 7 Et non obliviscantur operum Dei
-11 Et obliti sunt benefactorum ejus, et mirabil.
101- 5 Quia oblitus sum comedere panem meum
102- 2 Et noli oblivisci omnes retributiones ejus
105-13 Cito fecerunt, obliti sunt operum ejus
-21 Obliti sunt Deum, qui salvavit eos, qui fecit
118-16 Meditabor: non obliviscar sermones tuos
-30 Judicia tua non sum oblitus
-61 Et legem tuam non sum oblitus
-83 Justificationes tuas non sum oblitus
-93 In æternum non obliviscar justificationes t.
-109 Et legem tuam non sum oblitus
-139 Quia obliti sunt verba tua inimici mei
-141 Justificationes tuas non sum oblitus
-153 Eripe me: quia legem tuam non sum oblitus
-176 Quia mandata tua non sum oblitus
136- 5 Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni detur dextera mea
Prov. 2-18 Et pacti Dei sui oblita est
3- 1 Fili mi, ne obliviscaris legis meæ
4- 5 Ne obliviscaris, neque declines a verbis oris
31- 5 Ne forte bibant, et obliviscantur judiciorum
- 7 Bibant, et obliviscantur egestatis suæ
Sap. 16-23 Etiam suæ virtutis oblitus est
19-19 Et aqua extinguentis naturæ obliviscebatur
Eccli. 7-29 Et gemitus matris tuæ ne obliviscaris
23-19 Ne forte obliviscatur te Deus in conspectu
29-20 Gratiam fidejussoris ne obliviscaris
35- 9 Et memoriam ejus non obliviscetur Dom.
37- 6 Non obliviscaris amici tui in animo tuo
38-22 Noli oblivisci: neque enim est conversio
Isai. 17-10 Quia oblita es Dei salvatoris tui, et fortis
44-18 Obliti enim sunt ne videant oculi eorum
-21 Servus meus es tu, Israël, ne obliviscaris mei
49-14 Et Dominus oblitus est mei
-15 Numquid oblivisci potest mulier infantem s. Et si illa oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui
51-13 Oblitus es Domini factoris tui, qui tetendit
54- 4 Quia confusionis adolescentiæ tuæ obliviscaris
57-11 Tacens, et quasi non videns, et mei oblita es
65-11 Qui obliti estis montem sanctum meum
Jerem. 2-32 Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui Populus vero meus oblitus est mei
3-21 Obliti sunt Domini Dei sui
13-25 Quia oblita es mei, et confisa es in mendacio
18-15 Quia oblitus est mei populus meus
23-27 Ut obliviscatur populus meus nominis mei Sicut obliti sunt patres eorum nominis mei
30-14 Omnes amatores tui obliti sunt tui
44- 9 Numquid obliti estis mala patrum vestror.
50- 6 In collem transierunt, obliti sunt cubilis sui
Thren. 3-17 Oblitus sum bonorum
5-20 Quare in perpetuum oblivisceris nostri?
Baruc. 4- 8 Obliti enim estis Deum, qui nutrivit vos
Ezech. 22-12 Meique oblita es, ait Dominus Deus
23-35 Quia oblita es mei, et projecisti me
Osee. 4- 6 Sed oblivione obliviscar eorum
2-13 Et ibat post amatores suos, et mei obliviscebatur
4- 6 Et oblita es legis Dei tui, obliviscar filiorum tuorum et ego
8-14 Et oblitus est Israël factoris sui, et ædificavit
13- 6 Et levaverunt cor suum, et obliti sunt mei
Amos. 8- 7 Si oblitus fuero usque ad finem omnia opera
1 Mac. 1-51 Ita ut obliviscerentur legem, et immutarent
2 Mac. 2- 2 Et dedit illis legem ne obliviscerentur præcepta Domini
Matth. 16- 5 Trans fretum, obliti sunt panes accipere
Marc. 8-14 Et obliti sunt panes sumere
Philip. 3-13 Quæ quidem retro sunt obliviscens
Hebr. 6-10 Ut obliviscatur operis vestri, et dilectionis
12- 5 Et obliti estis consolationis, quæ vobis tanquam filiis loquitur, dicens
13- 2 Et hospitalitatem nolite oblivisci
-16 Et communionis nolite oblivisci
Jacob. 1-24 Et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit

OBLOQUENS.

Psal. 43-17 A voce exprobrantis et obloquentis

OBMUTESCO.

Psal. 38- 3 Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis
-10 Obmutui, et non aperui os meum
Isai. 53- 7 Quasi agnus coram tondente se obmutescet
Ezech. 27-32 Ut Tyrus, quæ obmutuit in medio maris
Matth. 22-12 Quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit
Marc. 1-25 Dicens: Obmutesce, et exi de homine
4-39 Et dixit mari: Tace, obmutesce
Luc. 4-35 Increpavit illum Jesus, dicens: Obmutesce
1 Petr. 2-15 Ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam

OBNIXE.

Judic. 19- 7 Et nihilominus obnixe eum socer tenuit
1 Reg. 20-28 Rogavit me obnixe, ut iret in Bethlehem

OBNOXIUS, A.

Num. 30- 6 Nec obnoxia tenebitur sponsioni
2 Reg. 19-28 Nisi morti obnoxia domino meo regi
1 Mac. 10-43 Obnoxii regi in omni negotio dimittantur
Act. 19-40 Cum nullus obnoxius sit... concursus istius
Hebr. 2-15 Per totam vitam obnoxii erant servituti

OBOLUS.

Exod. 30-13 Siclus viginti obolos habet
Levit. 27-25 Ponderabitur. Siclus viginti obolos habet
Num. 3-47 Siclus habet viginti obolos
18-16 Siclus viginti obolos habet
Ezech. 45-12 Siclus autem viginti obolos habet

OBORTUS.

3 Reg. 8-37 Fames si oborta fuerit in terra, aut pestilentia

OBOTH.

Nomen loci qui fuit trigesima sexta Israelitarum mansio, cum ex Ægypto in terram Chanaan profecti fuerint.

Num. 21-10 Filii Israël castrametati sunt in Oboth
33-43 De Phunon, castrametati sunt in Oboth
-44 Et de Oboth venerunt in Ijeabarim

OBRIGEO.

Exod. 15-15 Obriguerunt omnes habitatores Chanaan
2 Reg. 23-10 Et percussit Philisthæos, donec deficeret manus ejus, et obrigesceret cum gladio

OBRIZUM.

2 Par. 3- 5 Et laminas auri obrizi affixit per totum
Job. 28-15 Non dabitur aurum obrizum pro ea
31-24 Si putavi aurum robur meum, et obrizo dixi: Fiducia mea
Isai. 13-12 Pretiosior erit vir auro, et homo mundo obrizo
Dan. 10- 5 Et renes ejus accincti auro obrizo

OBRUO.

Exod. 8-26 Quod si mactaverimus ea quæ colunt Ægyptii coram eis, lapidibus nos obruent
21-28 Et mortui fuerint, lapidibus obruetur
-29 Et bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident
Levit. 20-27 Morte moriantur; lapidibus obruent eos
Num. 15-35 Obruat eum lapidibus o. turba extra castra
-36 Obruerunt lapidibus, et mortuus est
Deut. 13-10 Lapidibus obrutus necabitur
17- 5 Ad portas civitatis tuæ, et lapidibus obruentur
21-21 Lapidibus eum obruet populus civitatis
22-21 Et lapidibus obruent viri civitatis illius
-24 Educes utrumque... et lapidibus obruentur
Cant. 8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem, nec flumina obruent illam

OBSCURO.

Job. 3- 5 Obscurent eum tenebræ et umbra mortis
Psal. 68-24 Obscurentur oculi eorum ne videant
73-20 Qui obscurati sunt terræ domibus iniquit.
104-28 Misit tenebras, et obscuravit
138-12 Quia tenebræ non obscurabuntur a te
Sap. 4-12 Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona
Eccli. 36-28 Et deflectens ubicumque obscuraverit
Jerem. 14- 2 Et portæ ejus corruerunt, et obscuratæ sunt
Thren. 4- 1 Quomodo obscuratum est aurum
Zach. 11-17 Oculus dexter ejus tenebrescens obscurabitur
Matth. 24-29 Sol obscurabitur, et luna non dabit lumen
Luc. 23-45 Et obscuratus est sol: et velum templi scissum est
Rom. 1-21 Et obscuratum est insipiens cor eorum

Rom. 11-10 Obscurentur oculi eorum ne videant
Ephes. 4-18 Tenebris obscuratum habentes intellectum
Apoc. 8-12 Ita ut obscuraretur tertia pars eorum
9- 2 Et obscuratus est sol et aer de fumo putei

OBSCURUS, A, UM.

Levit. 13- 6 Si obscurior fuerit lepra, et non creverit
-56 Sin autem obscurior fuerit locus lepræ
Ps. L. 10- 3 Ut sagittent in obscuro rectos corde
142- 3 Collocavit me in obscuris sicut mortuos sæc.
Prov. 7- 9 In obscuro, advesperascente die
Sap. 1-11 Quon. sermo obscurus in vacuum non ibit
14-23 Sacrificant., aut obscura sacrificia facientes
17- 3 Et dum putant se latere in obscuris peccatis
Dan. 5-16 Audivi de te, quod possis obscura interpretari
Nahum. 3-19 Non est obscura contritio tua, pessima est plaga tua

OBSECRATIO.

Deut. 4- 7 Sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris
2 Par. 6-19 Ut respicias orationem servi tui, et obsecrationem ejus, Domine Deus meus
-35 Tu exaudies... preces cor. et obsecrationem
33-18 Et obsecratio ejus ad Deum suum
Esth. 13-18 Pari mente et obsecratione clamavit ad Dominum
Psal. 142- 1 Auribus percipe obsecrationem meam
Prov. 18-23 Cum obsecrationibus loquetur pauper
Baruc. 4-20 Indui a. me sacco obsecrationis, et clamabo
Dan. 6-13 Sed tribus temporibus per diem orat obsecratione sua
1 Mac. 7-37 Ut esset domus orationis et obsecrationis
2 Mac. 8-29 Et communiter ab omnibus facta obsecratione
Luc. 2-37 Et obsecrationibus serviens nocte ac die
5-33 Jejunant frequenter, et obsecrationes faciunt
Rom. 10- 1 Et obsecratio ad Deum fit pro illis in salutem
2 Cor. 9-14 Et in ipsorum obsecratione pro vobis
Ephes. 6-18 Per om. orationem et obsecrationem orantes Vigilantes in omni instantia et obsecratione
Philip. 4- 6 Sed in omni oratione et obsecratione
1 Tim. 2- 1 Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes
5- 5 Speret in Deum, et instet obsecrationibus

OBSECRO.

Gen. 12-13 Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis
13- 9 Recede a me, obsecro: si ad sinistram ieris
18-32 Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine, si loquar
19- 2 Obsecro, domini, declinate in domum pueri vestri
24-12 Occurre, obsecro, mihi hodie, et fac misericordiam
27-38 Mihi quoque obsecro ut benedicas
33-10 Dixitque Jacob: Noli ita, obsecro
50-17 Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum
Exod. 4-10 Obsecro, Domine, non sum eloquens ab heri
-13 Obsecro, inquit, Domine, mitte quem missurus es
32-31 Obsecro, peccavit populus iste peccatum
34- 9 Domine, obsecro ut gradiaris nobiscum
Num. 11-15 Obsecro ut interficias me, et inveniam gratiam
12-11 Obsecro, domine mi, ne imponas nobis hoc
-13 Dicens: Deus, obsecro, sana eam
14-19 Dimitte, obsecro, peccatum populi hujus
20-17 Obsecramus ut nobis transire liceat per terram tuam
21-22 Obsecro ut transire mihi liceat per terram
22-19 Obsecro ut hic maneatis etiam hac nocte
Judic. 4-19 Da mihi, obsecro, paululum aquæ, quia sitio
6-13 Dixitque ei Gedeon: Obsecro, mi domine
-15 Obsecro, mi Domine, in quo liberabo Isr.?
8- 5 Date, obsecro, panes populo qui mecum est
12- 5 Obsecro ut me transire permittatis
13- 8 Obsecro, Domine, ut vir Dei, quem misisti
-15 Obsecro te ut acquiescas precibus meis
16- 6 Dic mihi, obsecro, in quo sit tua maxima fortitudo
19-11 Veni, obsecro, declinemus ad urbem Jebus.
-24 Tantum, obsecro, ne scelus hoc contra naturam operemini in virum
1 Reg. 1-26 Obsecro, mi domine, vivit anima tua, dom.
2-36 Dimitte me, obsecro, ad unam partem sacerdotalem, ut comedam buccellam panis
25-24 Loquatur, obsecro, ancilla tua in auribus t.
2 Reg. 13- 6 Veniat, obsecro, Thamar soror mea, ut faciat
-26 Veniat, obsecro, nobiscum saltem Amnon
14-32 Misi ad te obsecrans ut venires ad me
Obsecro ergo ut videam faciem regis
2 Reg. 19-37 Obsecro ut revertar servus tuus, et moriar
24-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me
3 Reg. 3-17 Quarum una ait: Obsecro, mi domine
-26 Obsecro, domine, date illi infantem vivum
11-22 Sed obsecro te ut dimittas me
17-11 Affer mihi, obsecro, et buccellam panis
-21 Revertatur, obsecro, anima pueri hujus in viscera ejus
4 Reg. 1-14 Sed nunc obsecro ut miserearis animæ meæ
2- 9 Obsecro ut fiat in me duplex spiritus tuus
4-22 Ait: Mitte mecum, obsecro, unum de pueris
5-15 Obsecro itaque ut accipias benedictionem a servo tuo
-17 Sed, obsecro, concede mihi servo tuo
6-18 Dicens: Percute, obsecro, gentem hanc cæcitate
20- 3 Obsecro, Domine, memento, quæso, quomodo ambulaverim coram te in veritate
1 Par. 21- 8 Obsecro, aufer iniquitatem servi tui
-17 Deus meus, vertatur, obsecro, manus tua
-30 Et non prævaluit David ire ad altare, ut ibi obsecraret Deum
2 Par. 6-24 Et obsecraverint nomen tuum
18- 4 Consule, obsecro, impræsentiarum sermonem Domini
20- 4 De urbibus suis venerunt ad obsecrandum
33-13 Deprecatusq. est eum, et obsecravit intente
2 Esdr. 1-11 Obsecro, Domine, sit auris tua attendens ad orationem
Tobiæ. 5- 9 Sustine me, obsecro, donec hæc ipsa nuntiem
6- 7 Obsecro te, Azaria frater, ut dicas mihi
9- 3 Tamen obsecro te ut assumas tibi animalia
Esth. 5- 4 Si regi placet, obsecro ut venias ad me hodie
7- 3 Et populum meum, pro quo obsecro
8- 5 Obsecro, ut novis epistolis, veteres Aman litteræ... corrigantur
9-25 Ingressa est Esther ad regem, obsecrans ut conatus ejus litteris regis irriti fierent
Job. 4- 7 Recordare, obsecro te, quis unquam innocens periit?
6-29 Respondete, obsecro, absque contentione
Isai. 16-12 Ingredietur ad sancta sua ut obsecret
38- 3 Dixit: Obsecro, Domine, memento, quæso
44-17 Adorat illud, et obsecrat, dicens: Libera me
Jerem. 37-19 Nunc ergo audi, obsecro, domine mi rex
Thren. 1-18 Audite, obsecro, universi populi, et videte
Dan. 1-12 Tenta nos, obsecro, servos tuos diebus decem
6-11 Invenerunt Danielem orantem et obsecrantem
9- 4 Obsecro, Domine Deus magne et terribilis
-16 Avertatur, obsecro, ira tua, et furor tuus
Amos. 7- 2 Dixi: Domine Deus, propitius esto, obsecro
- 5 Et dixi: Domine Deus, quiesce, obsecro
Jonæ. 4- 2 Obsecro, Domine, numquid non hoc est verbum meum
2 Mac. 3-18 Publica supplicatione obsecrantes
6-12 Obsecro a. eos qui hunc librum lecturi sunt
Luc. 8-28 Fili Dei altissimi: obsecro te, ne me torq.
9-38 Magister, obsecro te, respice in filium meum
Act. 8-34 Dixit: Obsecro te, de quo propheta dicit hoc?
26- 3 Propter quod, obsecro, patienter me audias
Rom. 1-10 Obsecrans, si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam
12- 1 Obsecro itaq. vos, fratres, per misericordiam
15-30 Obsecro ergo vos, fratres, per Do. nostrum
1 Cor. 1-10 Obsecro autem vos, fratres, per nomen Do.
4-13 Blasphemamur, et obsecramus
7-35 Quod facultatem præbeat sine impedimento Dominum obsecrandi
16-15 Obsecro autem vos, fratres, nostis domum
2 Cor. 2- 8 Obsecro vos, ut confirmetis in illum charitatem
5-20 Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo
8- 4 Cum multa exhortatione obsecrantes nos
10- 1 Ipse autem ego Paulus obsecro vos
Galat. 4-12 Fratres, obsecro vos: nihil me læsistis
Ephes. 4- 1 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino
1 Thes. 4- 1 Rogamus vos et obsecramus in Domino Jesu
2 Thes. 3-12 Denuntiamus, et obsecramus in Dom. Jesu
1 Tim. 2- 1 Obsecro igitur primum omnium fieri
5- 1 Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem
2 Tim. 4- 2 Argue, obsecra, increpa in omni patientia
Phile. - 9 Propter charitatem magis obsecro, cum sis talis
-10 Obsecro te pro meo filio, quem genui in vinc.
1 Petr. 2-11 Charissimi, obsecro vos tanquam advenas
5- 1 Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro
-12 Obsecrans et contestans hanc esse veram gratiam Dei

OBSEQUIUM.

4 Reg. 2- 5 Quæ erat in obsequio uxoris Naaman
2 Par. 24-17 Qui delinitus obsequiis eorum, acquievit eis
Joan. 16- 2 Arbitretur obsequium se præstare Deo
Rom. 9- 4 Et legislatio, et obsequium, et promissa
12- 1 Rationabile obsequium vestrum
15-31 Obsequii mei oblatio accepta fiat in Jerus.
2 Cor. 10- 5 Et in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi
Philip. 2-17 Supra sacrificium, et obsequium fidei vestræ
-30 Quod ex vobis deerat erga meum obsequium

OBSEQUOR.

Eccli. 4-15 Qui serviunt ei, obsequentes erunt sancto
46-12 Quia bonum est obsequi sancto Deo
1 Mac. 6-23 Ambulare in præc. ej., et obsequi edictis ej.

OBSERVABILIS.

Exod. 12-42 Nox ista est observabilis Domini

OBSERVANTIA.

2 Mac. 6-11 Propter religionem et observantiam

OBSERVATIO.

1 Par. 23-32 Et custodiant observationes tabernaculi
Et observationem filiorum Aaron fratrum s.
2 Par. 31-16 Et quidquid per singulos dies conducebat in ministerio, atque observationibus
2 Esdr. 12-44 Et custodierunt observationem Dei sui, et observationem expiationis, et cantores
Ezech. 44- 8 Et posuistis custodes observationum mear.
1 Mac. 12-11 Et in observationibus, sicut fas est et decet
Luc. 17-20 Non venit regnum Dei cum observatione
1 Cor. 7-19 Nihil est: sed observatio mandatorum Dei

OBSERVO.

Gen. 17-10 Hoc est pactum meum quod observabitis
Exod. 12-17 Et observabitis azyma: in eadem e. ipsa die
-25 Observabitis cæremonias istas
-42 Hanc observare debent omnes filii Israël
23-21 Observa eum, et audi vocem ejus
34-11 Observa cuncta quæ hodie mando tibi
Levit. 8-35 In tabernaculo observantes custodias Dom.
19-26 Non augurabimini, nec observabitis somnia
Num. 3- 7 Et observent quidquid ad cultum pertinet
9-12 Omnem ritum Phase observabunt
Deut. 4- 6 Et observabitis et implebitis opere
5-12 Observa diem sabbati, ut sanctifices eum
-15 Præcepit tibi ut observares diem sabbati
6- 3 Audi, Israël, et observa ut facias quæ præcepit
8-11 Observa, et cave nequando obliviscaris Do.
11- 1 Et observa præcepta ejus et cæremonias
12-28 Observa et audi omnia quæ ego præcipio tibi
15-23 Hoc solum observabis, ut sanguinem eorum non comedas, sed effundes in terram
16- 1 Observa mensem novarum frugum, et verni
18-10 Qui ariolos sciscitetur, et observet somnia
23-23 Quod autem semel egressum est de labiis tuis, observabis
24- 8 Observa diligenter ne incurras plagam lepræ
Josue. 22- 5 Et observetis mandata illius, adhæreatisq. ei
Judic. 13-12 Aut a quo se observare debebit?
21-11 Et hoc erit quod observare debebitis
1 Reg. 1-12 Coram Domino, ut Heli observaret os ejus
2-22 Quæ observabant ad ostium tabernaculi
19- 2 Quapropter observa te, quæso, mane
2 Reg. 13-28 Observate cum temulentus fuerit Amnon vino
20-10 Porro Amasa non observavit gladium
3 Reg. 2- 3 Et observa custodias Domini Dei tui
4 Reg. 6-10 Et observavit se ibi non semel neque bis
11- 6 Et observet excubias domus regis
21- 6 Et ariolatus est, et observavit auguria
1 Par. 9-18 Observabant per vices suas de filiis Levi
2 Par. 23- 6 Et omne reliquum vulgus observet custodias
33- 6 Observabat somnia, sectabatur auguria
35-15 Janitores vero per portas singulas observabant
2 Esdr. 12-24 Et observarent æque per ordinem
Tobiæ. 1- 8 Hæc et his similia... puerulus observabat
Judith. 13- 5 Ut staret foris ante cubiculum, et observaret
Esth. 2-20 Quidquid enim ille præcipiebat, observabat Esther
3- 3 Cur præter cæteros non observas mandatum regis?
9-28 Non observentur a Judæis et ab eorum progenie
-31 Observantes dies sortium, et suo tempore
Et illi observanda susceperunt a se, et a semine suo, jejunia
10-13 Et observabuntur dies isti in mense Adar
16- 5 Qui credita sibi officia diligenter observant
Job. 13-27 Observasti omnes semitas meas, et vestigia
24-15 Oculus adulteri observat caliginem, dicens
36-11 Si audierint et observaverint, complebunt
39- 1 Vel parturientes cervas observasti?

Psal. 17-24 Et observabo me ab iniquitate mea
30- 7 Odisti observantes vanitates, supervacue
36-12 Observabit peccator justum : et stridebit
55- 7 Ipsi calcaneum meum observabunt
129- 3 Si iniquitates observaveris, Domine
Prov. 8-34 Quotidie, et observat ad postes ostii mei
Eccle. 8- 2 Ego os regis observo, et præcepta juram. Dei
11- 4 Qui observat ventum, non seminat
12-13 Deum time, et mandata ejus observa
Sap. 10- 9 Hos qui se observant a doloribus liberavit
Eccli. 37-15 Quemcumque cognoveris observantem timorem Dei
41-20 Non est e. bonum o. reverentiam observare
Jerem. 34-18 Et non observaverunt verba fœderis
Ezech. 33- 4 Et non se observaverit, veneritque gladius
- 5 Sonum buccinæ audivit, et non se observavit
Dan. 3-30 Et præcepta tua non audivimus, nec observavimus, nec fecimus sicut præceperas
13-12 Observabant quotidie sollicitius videre eam
-15 Factum est a. cum observarent diem aptum
1 Mac. 1-60 Et quicumque observabat legem Domini
2 Mac. 14-29 Opportunitatem observabat
Marc. 3- 2 Et observabant eum, si sabbatis curaret
10-20 Magister, hæc om. observavi a juventute m.
Luc. 6- 7 Observabant autem Scribæ et Pharisæi
14- 1 Manducare panem, et ipsi observabant eum
20-20 Et observantes miserunt insidiatores
Rom. 2-25 Circumcisio quid. prodest, si legem observes
16-17 Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos
Galat. 4-10 Dies observatis, et menses, et tempora
Philip. 3-17 Fratres, et observate eos qui ita ambulant
Hebr. 2- 1 Abundantius oportet observare nos ea
1 Joan. 2- 3 Cognovimus eum, si mandata ejus observemus

OBSES.

4 Reg. 14-14 Tulitq. omne aurum et argent... et obsides
2 Par. 25-24 Necnon et filios obsidum reduxit in Samariam
1 Mac. 1-11 Filius Antiochi regis, qui fuerat Romæ obses
8- 7 Et daret obsides et constitutum
9-53 Et accepit filios principum regionis obsides
10- 6 Et obsides, qui erant in arce, jussit tradi ei
- 9 Et traditi sunt Jonathæ obsides
11-62 Et accepit filios eorum obsides, et misit illos
13-16 Et nunc mitte... et duos filios ejus obsides

OBSIDEO.

Deut. 20-19 Quando obsederis civitatem multo tempore
28-52 Obsideberis intra portas tuas in o. terra tua
Josue. 10- 6 Habitatores autem Gabaon urbis obsessæ miserunt ad Josuë
Judic. 1-23 Nam cum obsiderent urbem
9-44 Oppugnans, et obsidens civitatem
-50 Venit ad oppidum Thebes, quod circumdans obsidebat exercitu
1 Reg. 23- 8 Et obsideret David et viros ejus
2 Reg. 11- 1 Vastav. filios Ammon, et obsederunt Rabba
-16 Igitur cum Joab obsideret urbem
12-28 Et obside civitatem, et cape eam
20-15 Et circumdederunt munitionibus civitatem, et obsessa est urbs
3 Reg. 8-37 Afflixerit eum inimicus ej. portas obsidens
15-27 Nadab et om. Israel obsidebant Gebbethon
16-15 Porro exercitus obsidebat Gebbethon urb.
-17 Ascendit ergo Amri, et omnis Israel cum eo, de Gebbethon, et obsidebant Thersa
20- 1 Pugnabat contra Samariam, et obsidebat e.
4 Reg. 6-24 Et ascendit, et obsidebat Samariam
-25 Et tandiu obsessa est, donec venumdaretur
9-14 Porro Joram obsederat Ramoth Galaad
16- 5 Cumque obsiderent Achaz, non valuerunt
17- 4 Obsedit eum, et vinctum misit in carcerem
- 5 Ascendens Samariam, obsedit eam tribus annis
25- 4 Chaldæi obsidebant in circuitu civitatem
1 Par. 20- 1 Porrexitque, et obsedit Rabba
2 Par. 6-28 Vastatis regionibus, portas obsederint civitatis
32- 1 Obsedit civitates munitas, volens eas capere
- 9 Ipse c. cum univ. exercitu obsidebat Lachis
-10 Habentes fiduciam sedetis obsessi in Jerus.
Judith. 5- 3 Quis sit populus iste, qui montana obsidet
Job. 19-12 Et obsederunt in gyro tabernaculum meum
Psal. 21-13 Vituli multi : tauri pingues obsederunt me
-17 Concilium malignantium obsedit me
Isai. 21- 2 Ascende, Ælam ; obside, Mede
29- 7 Et omnes qui militaverunt, et obsederunt
Jerem. 21- 4 Qui obsident vos in circuitu murorum
- 9 Qui... transfugerit ad Chaldæos, qui obsident vos, vivet
32- 2 Tunc exerc. regis Babyl. obsidebat Jerusalem
37- 4 Audientes Chaldæi, qui obsidebant Jerusal.
39- 1 Exercitus ej. ad Jerusalem et obsidebant eam
52- 4 Adversus Jerusalem, et obsederunt eam
Jerem. 52- 5 Fuit civitas obsessa usque ad undec. annum
- 7 Chaldæis obsidentibus urbem in gyro
Ezech. 6-12 Qui relictus fuerit, et obsessus, fame morietur
Dan. 1- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis in Jerusalem, et obsedit eam
1 Mac. 6-19 Convocavit univ. populum ut obsiderent eos
-20 Obsederunt eos anno centesimo quinquages.
-21 Et exierunt quidam ex eis qui obsidebantur
-57 Et locus, quem obsidemus, est munitus
11-21 Renuntiaverunt ei quod Jonathas obsideret arcem
-22 Et scripsit Jonathæ ne obsideret arcem
-23 Ut audivit autem Jonathas, jussit obsidere
-61 Obsedit eam, et succendit quæ erant in circ.
2 Mac. 10-33 Lætantes obsederunt præsidium diebus quatuor

OBSIDIO.

Deut. 28-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione
-57 Propt. rerum omn. penuriam in obsidione
Eccle. 9-14 Et perfecta est obsidio
Isai. 29- 3 Et munimenta ponam in obsidionem tuam
Jerem. 10-17 Congrega de terra confusionem tuam, quæ habitas in obsidione
19- 9 Carnem amici sui comedet in obsidione
Ezech. 4- 2 Et ordinabis adversus eam obsidionem
- 3 Et erit in obsidionem, et circumdabis eam
- 7 Ad obsidionem Jerusalem convertes faciem
- 8 Donec compleas dies obsidionis tuæ
5- 2 Juxta completionem dierum obsidionis
Mich. 5- 1 Obsidionem posuerunt super nos
Nahum. 2- 1 Ascendit... qui custodiat obsidionem
3-14 Aquam propter obsidionem hauri tibi
Zach. 12- 2 Sed et Juda erit in obsidione contra Jerusal.

OBSIGNO.

Esth. 8-10 Ipsæq. epistolæ... annulo ipsius obsignatæ s.
Dan. 6-17 Quem obsignavit rex annulo suo

OBSISTO.

Jerem. 7-16 Et non obsistas mihi : quia non exaudiam te
2 Mac. 3- 4 Contendebat, obsistente sibi principe sacerdotum

OBSORDUIT.

Isai. 33- 9 Confusus est Libanus, et obsorduit

OBSTETRICO.

Exod. 1-16 Præcip. eis: Quando obstetricabitis Hebræas
-19 Ipsæ enim obstetricandi habent scientiam
Job. 26-13 Obstetricante manu ej., eductus est coluber

OBSTETRIX.

Gen. 35-17 Dixitque ei obstetrix : Noli timere
38-27 Manum, in qua obstetrix ligavit coccinum
Exod. 1-15 Dixit autem rex Ægypti obstetricibus Hebræorum
-17 Timuerunt autem obstetrices Deum
-20 Bene ergo fecit Deus obstetricibus
-21 Et quia timuerunt obstetrices Deum

OBSTINATUS.

Ruth. 1-18 Videns ergo Noëmi, quod obstinato animo Ruth decrevisset secum pergere

OBSTRINGO.

Num. 30- 9 Verbaq. quibus obstrinxerat animam suam

OBSTRUO.

Gen. 26-15 Illo tempore obstruxerunt, implentes humo
-18 Quos, illo mortuo, olim obstruxerant Philisthiim
Psal. 62-12 Quia obstructum est os loquentium iniqua
1 Mac. 5-47 Et obstruxerunt portas lapidibus
15-39 Et mandavit ei... obstruere portas civitatis
2 Mac. 2- 5 Altare incensi intulit illuc, et ostium obstruxit
Rom. 3-19 Ut omne os obstruatur, et subditus fiat

OBSTUPEFACIO.

Gen. 42-28 Et obstupefacti turbatique, mutuo dixerunt
Habac. 3-12 In furore obstupefacies gentes

OBSTUPEO *et* OBSTUPESCO.

Gen. 32-32 Eo quod tetigerit nervum femoris ejus, et obstupuerit
1 Reg. 14-15 Sed et o. populus stationis cor... obstupuit
21- 1 Et obstupuit Achimelech, eo quod venisset David
Esth. 7- 6 Quod ille audiens, illico obstupuit
Job. 21- 5 Attendite me, et obstupescite, et superponite
Eccle. 7-17 Neque plus sapias quam necesse est, ne obstupescas
Eccli. 30-10 Ne doleas, et in novissimo obstupescent dentes tui
Isai. 10-29 Obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit
29- 9 Obstupescite, et admiramini, fluctuate
32-11 Obstupescite, opulentæ ; conturbamini, confidentes
41- 5 Et timuerunt, extrema terræ obstupuerunt
52-14 Sicut obstupuerunt super te multi
Jerem. 2-12 Obstupescite, cœli, super hoc
4- 9 Et obstupescent sacerdotes, et portæ ejus
18-16 Obstupescet, et movebit caput suum
19- 8 Obstupescet, et sibilabit super univ. plaga ej.
31-29 Et dentes filiorum obstupuerunt
-30 Omnis homo qui comederit uvam acerbam, obstupescent dentes ejus
36-16 Obstupuerunt unusquisque ad proximum s.
Ezech. 18- 2 Et dentes filiorum obstupescunt
21-14 Hic est gladius... qui obstupescere eos facit
27-35 Habitatores insular. obstupuerunt super te
28-19 Qui viderint te in gentibus, obstupescent
32-10 Obstupescent repente singuli pro anima s.
39-11 Quæ obstupescere faciet prætereuntes
Dan. 3-91 Tunc Nabuchodonosor rex obstupuit
Habac. 1- 5 Et videte : admiramini, et obstupescite
1 Mac. 15-32 Et obstupuit : et retulit ei verba regis
Marc. 5-42 Et obstupuerunt stupore magno
10-24 Discipuli a. obstupescebant in verbis ejus
16- 5 Coopertum stola candida, et obstupuerunt
Act. 10-45 Et obstupuerunt ex circumcisione fideles
12-16 Viderunt eum, et obstupuerunt

OBSURDESCO.

Eccle. 12- 4 Et obsurdescent omnes filiæ carminis

OBTEGO.

Thren. 2- 1 Quomodo obtexit caligine in furore suo

OBTEMPERO.

Judith. 11- 5 Sed et bestiæ agri obtemperant illi
Prov. 17- 4 Et fallax obtemperat labiis mendacibus
Hebr. 5- 9 Factus est omnibus obtemperantibus sibi
12- 9 Non multo magis obtemperabimus Patri spirituum

OBTENDO.

Gen. 44-16 Quid loquemur, aut juste poterimus obtendere ?

OBTENEBRO.

Job. 3- 9 Obtenebrentur stellæ caligine ejus
18- 6 Lux obtenebrescet in tabernaculo illius
Isai. 5-30 Et lux obtenebrata est in caligine ejus
13-10 Obtenebratus est sol in ortu suo, et luna
Joel. 2-10 Moti sunt cœli : sol et luna obtenebrati sunt
3-15 Sol et luna obtenebrati sunt, et stellæ retrax.
Mich. 3- 6 Et obtenebrabitur super eos dies

OBTENTUS.

Marc. 12-40 Qui devorant domos viduarum sub obtentu prolixæ orationis
Act. 27-30 Sub obtentu quasi inciperent a prora anchoras extendere

OBTERO.

Jerem. 2-37 Quoniam obtrivit Dom. confidentiam tuam

OBTESTATUS.

Jerem. 42-19 Scientes scietis quia obtestatus sum vos hodie

OBTIGIT.

1 Par. 26-14 Erudito, sortito obtigit plaga Septentrionalis

OBTINEO.

Gen. 7-24 Obtinueruntque aquæ terram centum quinquaginta diebus
Exod. 15-14 Dolores obtinuerunt habitatores Philisthiim
-15 Robustos Moab obtinuit tremor
27-15 Erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim
Levit. 6- 1 Omnia quæ per fraudem voluit obtinere
Num. 13-31 Quoniam poterimus obtinere eam
32-22 Obtinebitis regiones, quas vultis, coram Do.
Deut. 26- 1 Et obtinueris eam, atque habitaveris in ea
30- 5 Introducet in terram quam possederunt patres tui, et obtinebis eam
31-13 In terra, ad quam vos... pergitis obtinendam
32-49 Quam ego tradam filiis Israel obtinendam
Josue. 22- 9 Quam obtinuerant juxta imperium Domini
Judic. 2- 6 Et abierunt filii Israel unusquisque in possessionem suam, ut obtinerent eam
5-11 Descendit populus.. et obtinuit principatum
11-24 Quæ a. Dom. Deus noster victor obtinuit
2 Reg. 24- 4 Obtinuit autem sermo regis verba Joab
3 Reg. 4-24 Ipse enim obtinebat omnem regionem
20-23 Sed melius est ut pugnemus contra eos in campestribus, et obtinebimus eos

3 Reg. 20-25 Et videbis quod obtinebimus eos
4 Reg. 14- 5 Cumq. obtinuisset regnum, percussit servos
2 Par. 8- 3 Abiit quoq. in Emath Suba, et obtinuit eam
35-25 Et quasi lex obtinuit in Israel
Judith. 1- 5 Pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit eum
2-12 Et obtinuit omnem munitionem
3- 7 Et obtinuit omnem civitatem
4- 6 Ut obtinerent ascensus montium
6- 5 Et pallor, qui faciem tuam obtinet, abscedat
10-13 Ostendam illi quo aditu possit obtinere eos
Job. 22- 8 Et potentissimus obtinebas eam
Psal. 72-12 Abundantes in sæculo, obtinuerunt divitias
Eccli. 28-26 Non permanebit, sed obtinebit vias injustorum
46-11 Et semen ipsius obtinuit hæreditatem
Isai. 35-10 Gaudium et lætitiam obtinebunt
41- 2 In conspectu ejus gentes, et reges obtinebit
Jerem. 8-21 Contritus sum et contristatus, stupor obtinuit me
52- 6 Nona mensis, obtinuit fames civitatem
Dan. 7-18 Et obtinebunt regnum usque in sæculum
-22 Tempus advenit, et regnum obtinuerunt sancti
11- 6 Et non obtinebit fortitudinem brachii
- 7 Et abutetur eis, et obtinebit
-21 Veniet clam, et obtinebit regnum in fraudulentia
-32 Populus a. sciens Deum suum, obtinebit
Amos. 2-14 Et fortis non obtinebit virtutem suam
1 Mac 1- 2 Et obtinuit omnium munitiones, et interfecit
- 5 Et obtinuit regiones gentium et tyrannos
- 9 Et obtinuerunt pueri ejus regnum
2-10 Quæ gens... et non obtinuit spolia ejus?
-48 Et obtinuerunt legem de manibus gentium
6-27 Majora.. facient, et non poteris obtinere eos
-54 Quoniam obtinuerat eos fames
7-22 Et obtinuerunt terram Juda, et fecerunt plagam
8- 2 Quia obtinuerunt eos, et duxerunt sub tributum
- 5 Contriverunt in bello, et obtinuerunt eos
-12 Et obtinuerunt regna, quæ erant proxima
10-52 Et obtinui principatum, et contrivi Demetr.
-76 Aperuerunt ei, et obtinuit Jonathas Joppen
11- 1 Et quærebat obtinere regnum Alexandri dolo
- 8 Rex autem Ptolemæus obtinuit dominium
-49 Quod obtinuissent Judæi civitatem sicut volebant
-56 Et accepit Tryphon bestias, et obtinuit Antiochiam
14- 6 Et dilatavit fines gentis suæ, et obtinuit regionem
-17 Et ipse obtineret omnem regionem et civitates in ea
15- 3 Obtinuerunt regnum patrum nostrorum
- 9 Cum autem obtinuerimus regnum nostrum
16-13 Et volebat obtinere regionem, et cogitabat
2 Mac. 4-10 Quod cum rex annuisset, et obtinuisset principatum
-27 Menelaus a. principatum quidem obtinuit
5- 7 Et principatum quidem non obtinuit
8-30 Et munitiones excelsas obtinuerunt
10-17 Multaque vi insistentes, loca obtinuerunt
13-13 Priusquam rex admoveret exercitum ad Judæam, et obtineret civitatem exire
15- 5 Tamen non obtinuit ut consilium perficeret
Act. 27-16 In insulam.. potuimus vix obtinere scapham

OBTURATIO.

Eccli. 27-15 Et irreverentia ipsius obturatio aurium

OBTURO.

Num. 24- 3 Dixit homo, cujus obturatus est oculus
-15 Dixit homo, cujus obturatus est oculus
4 Reg. 3-19 Cunctosque fontes aquarum obturabitis
-25 Et universos fontes aquarum obturaverunt
2 Par. 32- 3 Ut obturarent capita fontium
- 4 Et obturaverunt cunctos fontes et rivum
-30 Qui obturavit superiorem fontem aquarum
Judith.16- 5 Cujus multitudo obturavit torrentes
Psal. 57- 5 Sicut aspidis surdæ, et obturantis aures suas
Prov. 21-13 Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis
Isai. 33-15 Qui obturat aures suas ne audiat sanguinem
Hebr. 11-33 Obturaverunt ora leonum

OBTUSI.

2 Cor. 3-14 Sed obtusi sunt sensus eorum

OBUMBRATIO.

Jacob. 1-17 Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio

OBUMBRO.

Psal. 90- 4 Scapulis suis obumbrabit tibi: et sub pennis
Psal. 139- 8 Obumbrasti super caput meum in die belli
Sap. 19- 7 Nam nubes castra eorum obumbrabat
Baruc. 5- 8 Obumbraverunt autem et sylvæ et omne
Matth.17- 5 Eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos
Marc. 9- 6 Facta est nubes obumbrans eos: et venit vox
Luc. 1-35 Et virtus Altissimi obumbrabit tibi
9-34 Facta est nubes, et obumbravit eos
Act. 5-15 Umbra illius obumbraret quemquam illor.
Hebr. 9- 5 Cherubim gloriæ obumbrantia propitiatorium

OBVIAM.

Gen. 19- 1 Cum vidisset eos, surrexit, et ivit obviam eis
29-13 Cucurrit obviam ei: complexusque eum
32- 1 Fueruntque ei obviam Angeli Dei
33- 4 Currens itaque Esaü obviam fratri suo
- 8 Quænam sunt istæ turmæ quas obviam habui?
46-29 Ascendit obviam patri suo ad eumd. locum
Exod. 4-27 Qui perrexit obviam ei in montem Dei
Num. 21-23 Egressus est obviam in desertum, et venit in Jasa
Deut. 1-44 Et obviam veniens, persecutus est vos
2-32 Egressusque est Sehon obviam nobis
1 Reg. 4- 1 Et egressus est Israël obviam Philisthiim
9-14 Apparuit Samuël egrediens obviam eis
13-10 Et egressus est Saül obviam ei ut salutaret
-15 Populi ascenderunt post Saül obviam populo
30-21 Qui egressi sunt obviam David et populo
1 Par. 12-17 Egressusque est David obviam eis, et ait
14- 8 Cum audisset David, egressus est obviam eis
21-21 Et processit ei obviam de area, et adoravit
2 Par. 14-10 Porro Asa perrexit obviam ei, et instruxit
28- 9 Qui egressus obviam exercitui venienti
Tobiæ.11-10 Data manu puero, occurrit obviam filio suo
Judith. 3- 9 Simul cum populis, exirent obviam venienti
5- 4 Non exierunt obviam nobis, ut susciperent
Jerem. 51-31 Currens obviam currenti veniet
1 Mac. 3-11 Et cognovit Judas, et exiit obviam illi
-16 Et exivit Judas obviam illi cum paucis
-17 Ut a. viderunt exerc. venientem sibi obviam
5-39 Et abiit Judas obviam illis
-59 Et viri ejus (*exierunt*) obviam illis in pugnam
7-31 Et exivit obviam Judæ in pugnam
9-11 Et movit exercitus de castris, et steterunt illis obviam
-39 Et amici ejus, et fratres ejus obviam illis
10- 2 Et exivit obviam illi in prælium
-59 Et scripsit rex Alexander Jonathæ, ut veniret obviam sibi
-86 Et exierunt de civitate obviam illi in magna gloria
11- 2 Mandaverat Alexander rex exire ei obviam
12-41 Et exivit Jonathas obviam illi cum quadrag.
16- 5 Et ecce exercitus copiosus in obviam illis
Matth. 8-34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu
25- 1 Exierunt obviam sponso et sponsæ
- 6 Ecce sponsus venit, exite obviam ei
Joan. 12-13 Et processerunt obviam ei, et clamabant
-18 Propterea et obviam venit ei turba
1 Thes. 4-16 Simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aëra

OBVIO.

Psal. 84-11 Misericordia et veritas obviaverunt sibi
Prov. 22- 2 Dives et pauper obviaverunt sibi
29-13 Pauper et creditor obviaverunt sibi
Eccli. 15- 2 Et obviabit illi quasi mater honorificata
- 7 Et homines sensati obviabunt illi
43-24 Et ros obvians ab ardore venienti humilem efficiet eum
Act. 16-16 Habentem spiritum pythonem obviare nobis
Hebr. 7- 1 Qui obviavit Abrahæ regresso a cæde regum
-10 Quando obviavit ei Melchisedech

OBVIUS.

Gen. 32-17 Dicens: Si obvium habueris fratrem meum
Num. 20-20 Non transibis. Statimque egressus est obvius
22-26 Nec ad sinistram poterat deviare, obvius stetit
23-15 Sta hic... donec ego obvius pergam
1 Reg. 10- 5 Obvium habebis gregem prophetarum desc.
-10 Et ecce cuneus prophetarum obvius ei
Jerem. 51-31 Veniet: et nuntius obvius nuntianti
Act. 10-25 Et factum est cum introisset Petrus, obvius venit ei Cornelius

OBVOLVO.

Job. 38- 9 Illud quasi pannis infantiæ obvolverem
Eccli. 12-13 Et obvolutus est in peccatis ejus
Isai. 14-19 Obvolutus cum his qui interfecti sunt gladio
Isai. 37- 1 Scidit vestimenta sua, et obvolutus est sacco
Ezech.27-24 Quæ obvolutæ et astrictæ erant funibus
30-21 Non est obvolutum ut restitueretur ei sanitas

OCCASIO.

Deut. 22-14 Quæsieritq. occasiones quibus dimittat eam
Josue. 22-25 Et per hanc occasionem avertent filii vestri
Judic. 14- 4 Et quæreret occasionem contra Philisthiim
4 Reg. 5- 7 Et videte quod occasiones quærat adversum me
Esth. 4-14 Per aliam occasionem liberabuntur Judæi
Prov. 9- 9 Da sapienti occasionem, et addetur ei sap.
18- 1 Occasiones quærit qui vult recedere
Eccli. 26-13 Ne inventa occasione utatur se
Dan. 6- 4 Principes et satrapæ quærebant occasionem
- 5 Dixerunt ergo viri illi: Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem
Rom. 7- 8 Occasione autem accepta
-11 Nam peccatum occasione accepta per mand.
2 Cor. 5-12 Sed occasionem damus vobis gloriandi
11-12 Ut amputem occasionem eorum, qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur
Galat. 5-13 Tantum ne libertatem in occasionem detis
Philip. 1-18 Sive per occasionem, sive per veritatem
1 Thes. 2- 5 Neque in occasione avaritiæ: Deus testis est
1 Tim. 5-14 Nullam occasionem dare adversario maledicti

OCCASUS.

Exod. 17-12 Non lassarentur usque ad occasum solis
22-26 Vestimentum, ante solis occasum reddes ei
Levit. 11-25 Et immundus erit usque ad occasum solis
Deut. 16- 6 Immolabis Phase vespere ad solis occasum
23-11 Et post solis occasum regredietur in castra
24-13 Sed statim reddes ei ante solis occasum
-15 Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui ante solis occasum
Josue. 1- 4 Contra solis occasum erit terminus vester
8-29 Usque ad vesperam et solis occasum
Judic. 19- 9 Considera quod dies ad occasum declivior sit
2 Reg. 3-35 Si ante occasum solis gustavero panem vel aliud quidquam
Psal. 49- 1 Vocavit terram, a solis ortu usque ad occasum
67- 5 Iter facite ei, qui ascendit super Occasum
103-19 Sol cognovit occasum suum
106- 3 A solis ortu, et occasu: ab Aquilone, et mari
112- 3 A solis ortu usque ad occasum, laudabile
Eccle. 2-15 Si unus et stulti et meus occasus erit
Dan. 6-14 Et usq. ad occasum solis laborabat ut erueret
Zach. 8- 7 De terra Orientis, et de terra Occasus solis
Malac. 1-11 Ab ortu e. solis usq. ad occasum, magnum
Luc. 12-54 Cum videritis nubem orientem ab Occasu
Apoc. 21-13 Ab Austro portæ tres, et ab Occasu portæ tres

OCCIDENS, *pro parte cœli.*

Gen. 12- 8 Ab Occidente habens Bethel, et ab Oriente Haï
13-14 Vide a loco, in quo nunc es, ad Aquilonem et Meridiem, ad Orient. et Occidentem
28-14 Dilataberis ad Occidentem et Orientem
Exod. 10-19 Qui flare fecit ventum ab Occidente vehem.
27-12 In latitudine vero atrii, quod respicit ad Occidentem, erunt tentoria
36-27 Contra Occidentem vero... fecit sex tabulas
38-12 In ea vero plaga, quæ ad Occidentem respicit
Num. 3-23 Hi post tabernaculum metabuntur ad Occidentem
35- 5 Ad mare quoq. quod respicit ad Occidentem
Deut. 3-27 Et oculos tuos circumfer ad Occidentem
Josue. 11- 3 Chananæum quoq. ab Oriente et Occidente
15- 8 Ad Occidentem in summitate vallis Raphaim
-10 Et circuit de Baala contra Occidentem
-11 Maris contra Occidentem fine concluditur
16- 3 Et descendit ad Occidentem juxta terminum
18-12 Et inde contra Occidentem ad montana
-14 Hæc est plaga contra mare, ad Occidentem
19-34 Revertiturque terminus contra Occidentem Et pertransit... in Aser contra Occidentem
3 Reg. 7-25 Et tres ad Occidentem, et tres ad Meridiem
1 Par. 9-24 Id est, ad Orientem et ad Occidentem
26-16 Sephim et Hosa ad Occidentem, juxta portam
-18 In cellulis quoque janitorum ad Occidentem quatuor in via, binique per cellulas
-30 Trans Jordanem contra Occidentem
2 Par. 4- 4 Respiciebant... et alii tres ad Occidentem
32-30 Avertit eas subter ad Occidentem urbis David
33-14 Extra Civitat. David, ad Occidentem Gihon
Tobiæ. 1- 1 Post viam quæ ducit ad Occidentem

Judith. 2- 5 Egredere adversus omne regnum Occidentis
Job. 23- 8 Si ad Occidentem (*iero*), non intelligam eum
Psal. 74- 7 Quia neque ab Oriente, neque ab Occidente
102-12 Quantum distat Ortus ab Occidente
Isai. 9-12 Syriam ab Oriente, et Philisthiim ab Occidente
43- 5 Et ab Occidente congregabo te
45- 6 Qui ab ortu solis, et qui ab Occidente
59-19 Et timebunt, qui ab Occidente, nomen Do.
Jerem. 25-24 Arabiæ, et cunctis regibus Occidentis
Baruc. 4-37 Veniunt collecti ab Oriente usque ad Occidentem
5- 5 Ab oriente sole usque ad Occidentem
Ezech. 46-19 Et erat ibi locus vergens ad Occidentem
48-18 In Orientem, et decem millia in Occidentem
Dan. 8- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem contra Occidentem et contra Aquilonem
- 5 Ecce a. hircus caprar. veniebat ab Occidente
Zach. 14- 4 Et ad Occidentem, prærupto grandi valde
Matth. 8-11 Quod multi ab Oriente et Occidente venient
24-27 Exit ab Oriente, et paret usq. in Occidentem
Luc. 13-29 Et venient ab Oriente, et Occidente, et Aquilone

OCCIDENTALIS, E.

Exod. 26-22 Ad Occidentalem vero plagam tabernaculi facies sex tabulas
36-32 Quinq. alios vectes ad Occidentalem plagam
Num. 2-18 Ad Occidentalem plagam erunt castra filior.
34- 6 Plaga a. Occidentalis a mari Magno incipiet
Deut. 11-24 Usque ad mare Occidentale erunt termini vestri
Josue. 5- 1 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
8- 9 Ad Occidentalem plagam urbis Haï
-12 Ex Occidentali parte ejusdem civitatis
-13 Occidentalem plagam urbis attingerent
11-16 Et Occidentalem plagam, montemq. Israël
12- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
22- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
Judic. 20-34 Et ab Occidentali urbis parte procedere
1 Par. 7-28 Ac Occidentalem plagam Gazer et filiæ ejus
12-15 Ad Orientalem plagam et Occidentalem
Ezech. 42-19 Et ad ventum Occidentalem mensus est
45- 7 A termino Occidentali usque ad terminum Orientalem
48-16 Et ad plagam Occidentalem, quingenta
-23 Usque ad plagam Occidentalem, Benjamin una
-24 A plaga Orientali usque ad plagam Occidentalem, Simeon una
-25 Usq. ad plagam Occidentalem, Issachar una
-26 Usq. ad plagam Occidentalem, Zabulon una
-34 Et ad plagam Occidentalem, quingentos et quatuor millia (*metieris*)

OCCIDO, *a Cado.*

2 Par. 18-34 Ad vesperam, et mortuus est occidente sole
Eccle. 1- 5 Oritur sol, et occidit, et ad locum suum revertitur
Isai. 60-20 Non occidet ultra sol tuus, et luna tua
Jerem. 15- 9 Occidit ei sol, cum adhuc esset dies: confusa
Amos. 8- 9 Occidet sol in meridie, et tenebrescere faciam
1 Mac. 10-50 Et invaluit prælium nimis, donec occidit sol
12-27 Cum occidisset a. sol, præcepit Jonathas
Marc. 1-32 Vespere autem facto cum occidisset sol
Luc. 4-40 Cum a. sol occidisset, omnes qui habebant
Ephes. 4-26 Sol non occidat super iracundiam vestram

OCCIDO, *a Cædo.*

Gen. 4-14 Omnis igitur qui invenerit me, occidet me
-15 Omnis qui occiderit Caïn, septuplum punietur
-23 Quoniam occidi virum in vulnus meum
-25 Semen aliud pro Abel, quem occidit Caïn
18-25 Absit a te ut... et occidas justum cum impio
27-41 Et occidam Jacob fratrem meum
-42 Ecce Esaü frater tuus minatur ut occidat te
34-27 Irruerunt super occisos cæteri filii Jacob
37-18 Cogitaverunt illum occidere
-20 Venite, occidamus eum, et mittamus in cist.
-26 Quid nobis prodest si occiderimus fratrem
-31 In sanguine hœdi, quem occiderant, tinxerunt
38- 7 In conspectu Domini: et ab eo occisus est
43-16 Et occide victimas, et instrue convivium
49- 6 Quia in furore suo occiderunt virum
Exod. 2-14 Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti Ægyptium?
-15 Audivitque Pharao... et quærebat occidere Moysen
4-24 Occurrit ei Dom., et volebat occidere eum
5-21 Et præbuistis ei gladium, ut occideret nos
Exod. 13-15 Occidit Dominus omne primogenitum in terra Ægypti
16- 3 Ut occideretis omnem multitudinem fame
17- 3 Cur fecisti nos exire de Ægypto, ut occideres nos, et liberos nostros, ac jumenta
20-13 Non occides
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere
-14 Si quis per industriam occiderit proximum
-29 Occideritq. virum aut mulierem: et bos lapidibus obruetur, et dominum ej. occident
22- 1 Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et occiderit vel vendiderit
-13 Deferat ad eum quod occisum est
-20 Qui immolat diis, occidetur, præterquam Domino soli
23- 7 Insontem et justum non occides
-27 Et occidam omnem populum, ad quem ingredieris
32-27 Et occidat unusquisque fratrem et amicum
34-20 Sin a. nec pretium pro eo dederis, occidetur
35- 2 Qui fecerit opus in eo, occidetur
Levit. 5- 2 Immundum, sive quod occisum a bestia est
17- 3 Si occiderit bovem aut ovem sive capram
- 5 Quas occident in agro, ut sanctificentur Do.
20- 4 Nec voluerit eum occidere
-15 Morte moriatur: pecus quoque occidite
-17 Occidentur in conspectu populi sui
24-17 Qui percusserit et occiderit hominem
Num. 1-51 Quisquis externorum accesserit, occidetur
14-15 Quod occideris tantam multitudinem
-16 Idcirco occidit eos in solitudine
16-13 Numquid parum est tibi quod eduxisti nos... ut occideres in deserto
18- 7 Si quis externus accesserit, occidetur
19-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hom.
22-33 Te occidissem, et illa viveret
-40 Cumq. occidisset Balac boves et oves, misit
23-24 Donec... et occisorum sanguinem bibat
25- 5 Occidat unusquisque proximos suos
- 9 Et occisi sunt viginti quatuor millia homin.
-14 Qui occisus est cum Madianitide, Zambri
31- 7 Cumque..vicissent, omnes mares occiderunt
-19 Qui occiderit hominem, vel occisum tetigerit
35-12 Cognatus occisi non poterit eum occidere
-19 Propinquus occisi homicidam interficiet
-21 Cognatus occisi, statim ut invenerit eum, jugulabit
-27 Absque noxa erit qui eum occiderit
Deut. 4-42 Ut confugiat ad eas qui occiderit nolens
5-17 Non occides. (18) Neque mœchaberis
12-15 Occide, et comede juxta benedictionem Do.
-21 Occides de armentis et pecoribus quæ habueris
17- 6 Nemo occidatur, uno contra se dicente
19- 5 Amicum ejus percusserit, et occiderit
- 6 Quia nullum contra eum, qui occisus est, odium prius habuisse monstratur
21- 1 Quando inventum fuerit...hominis cadaver occisi
22-26 Quoniam sicut latro consurgit contra fratrem suum, et occidit animam ejus
24-16 Non occidentur patres pro filiis
32-39 Ego occidam, et ego vivere faciam: percut.
-42 De cruore occisorum, et de captivitate
Josue. 9-15 Fœdere pollicitus est quod non occiderentur
-26 Et liberavit eos...ut non occiderentur
11-17 Omnes reges eorum cepit, percussit, et occidit
13-22 Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt
Judic. 8-17 Occisis habitatoribus civitatis
-18 Quales fuerunt viri, quos occidistis
-19 Quia si servassetis eos, non vos occiderem
9- 5 Et occidit fratres suos filios Jerobaal sept.
13-23 Si Dominus nos vellet occidere
15-12 Ait, et spondete mihi quod non occidatis me
-13 Non te occidemus, sed vinctum trademus
16- 2 Ut facto mane exeuntem occiderent
-24 Qui delevit terram nost. et occidit plurimos
-30 Multoque plures interfecit moriens, quam ante vivus occiderat
20- 5 Circumdederunt nocte domum in qua manebam, volentes me occidere
-21 Occiderunt de filiis Israël die illo viginti duo millia virorum
-45 Occiderunt quinque millia virorum
1 Reg. 2-25 Quia voluit Dominus occidere eos
11-13 Ait Saül: Non occidetur quispiam in die hac
14-34 Et occidite super istud, et vescimini
Usque ad noctem: et occiderunt ibi
15-15 Reliqua vero occidimus
19- 1 Locutus est a. Saül ad Jonathan... et ad omnes servos suos, ut occiderent David
- 2 Dicens: Quærit Saül pater meus occidere te
- 6 Juravit: Vivit Dominus quia non occidetur
1 Reg. 19-15 Afferte eum ad me in lecto, ut occidatur
22-21 Et annuntiavit ei quod occidisset Saul sacerdotes
24-11 Et cogitavi ut occiderem te, sed pepercit tibi
-19 Quomodo tradiderit me Dominus in manum tuam, et non occideris me
25-11 Carnes pecorum quæ occidi tonsoribus m.
28- 9 Quare... insidiaris animæ meæ, ut occidar?
-24 Et festinavit, et occidit eum
30-15 Jura mihi per Deum, quod non occidas me
2 Reg. 1-10 Stansque super eum, occidi illum
-14 Quare non timuisti mittere manum tuam ut occideres Christum Domini?
-25 Jonathas in excelsis tuis occisus est?
3-30 Eo quod occidisset Asaël fratrem eorum
-37 Ut occideretur Abner filius Ner
4-10 Tenui, et occidi eum in Siceleg
8- 2 Unum ad occidendum, et unum ad vivific.
10-18 Et occidit David de Syris septingentos currus
13-32 Quod omnes pueri filii regis occisi sint
-33 Dicens: Omnes filii regis occisi sunt
14- 7 Ut occidamus eum pro anima fratris sui
19-21 Numquid pro his verbis non occidetur Semeï
21- 1 Propter Saül... quia occidit Gabaonitas
- 9 Et ceciderunt hi septem, simul occisi
3 Reg. 2- 5 Quos occidit, et effudit sanguinem belli in pace
-24 Sicut locutus est, quia hodie occidetur Adonias
-32 Et occidit eos gladio, patre meo David ignorante
3-27 Date huic infantem vivum, et non occidatur
11-15 Et occidisset omne masculinum in Idumæa
13-24 Cum abiisset, invenit eum leo in via, et occidit
-26 Et tradidit eum Dominus leoni, et confregit eum, et occidit juxta verbum Domini
16- 7 Ob hanc causam occidit eum, hoc est, Jehu
-10 Et occidit eum, anno vigesimo septimo Asa
-16 Cumque audisset rebellasse Zambri, et occidisse regem
19- 1 Et quomodo occidisset universos prophetas
-10 Destruxerunt, prophetas tuos occiderunt
-14 Destruxerunt, prophetas tuos occiderunt
-17 Fugerit gladium Hazael, occidet eum Jehu
4 Reg. 5- 7 Numquid Deus ego sum, ut occidere possim
7- 4 Si autem occidere voluerint, nihilominus moriemur
10- 7 Et occiderunt septuaginta viros
11-15 Non occidatur in templo Domini
-18 Sacerdotem Baal occiderunt coram altari
-20 Athalia aut. occisa est gladio in domo regis
14- 6 Filios a. eorum qui occiderant, non occidit
23-20 Et occidit universos sacerdotes excelsorum
-29 Et occisus est in Mageddo, cum vidisset eum
25- 7 Filios autem Sedeciæ occidit coram eo
1 Par. 2- 3 Malus coram Domino, et occidit eum
7-21 Occiderunt autem eos viri Geth indigenæ
2 Par. 21- 4 Occidit omnes fratres suos gladio
-13 Domum patris tui, meliores te, occidisti
22- 9 Adductumque ad se occidit, et sepelierunt
23-14 Præcepitq. sacerdos ne occideretur in domo Domini
24-25 Et occiderunt eum in lectulo suo, et mortuus est
25- 3 Jugulavit servos, qui occiderant regem
- 4 Dicens: Non occidentur patres pro filiis
-16 Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occidere te
28- 6 Occiditque Phacee, filius Romeliæ, de Juda
- 7 Eodem tempore occidit Zechri... Maasiam
- 9 Et occidistis eos atrociter
2 Esdr. 6-10 Et nocte venturi sunt ad occidendum te
9-26 Et prophetas tuos occiderunt, qui contestab.
Tobiæ. 1-20 Atq. occisis sepulturam sollicitus exhibebat
-21 Et iratus multos occideret ex filiis Israël
-22 At ubi nuntiatum est regi, jussit eum occidi
-24 Occiderunt regem filii ipsius
2- 9 Rapiebat corpora occisorum, et occultabat
3- 8 Et dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos
-10 Numquid et occidere me vis, sicut jam occidisti septem viros?
6-14 Hoc audivi, quia dæmonium occidit illos
7- 9 Præcepit Raguel occidi arietem, et parari convivium
8-22 Duas quoque pingues vaccas, et quatuor arietes occidi fecit
Judith. 2-16 Omnesq. resistentes sibi occidit in ore gladii
16- 6 Dixit se... juvenes meos occisurum gladio
-14 Et sicut pueros fugientes occiderunt eos
Esth. 2-21 Volueruntque insurgere in regem, et occidere eum
3-13 Ut occiderent atque delerent omnes Judæos

Esth. 9- 5 Percusserunt Judæi inimicos suos plaga magna, et occiderunt eos
-10 Quos cum occidissent, prædas de substantiis eorum tangere noluerunt
-11 Numerus eorum qui occisi erant in Susan
-16 In tantum ut septuaginta quinque millia occisorum implerentur
-24 Cogitavit contra eos malum, ut occideret illos
Job. 5- 2 Et parvulum occidit invidia
9-23 Si flagellat, occidat semel, et non de pœnis
13-15 Etiam si occiderit me, in ipso sperabo
20-16 Et occidet eum lingua viperæ
Psal. 58-12 Deus ostendet mihi super inimicos meos, ne occidas eos
77-31 Et occidit pingues eorum, et electos Israël
-34 Cum occideret eos, quærebant eum
-47 Et occidit in grandine vineas eorum
93- 6 Advenam interfecerunt: et pupillos occiderunt
104-29 Et occidit pisces eorum
134-10 Qui percussit gentes multas: et occidit reges
135-18 Et occidit reges fortes: quoniam in æternum misericordia ejus
138-19 Si occideris, Deus, peccatores
Prov. 21-25 Desideria occidunt pigrum
22-13 Leo est foris, in medio platearum occidendus sum
Eccle. 3- 3 Tempus occidendi, et tempus sanandi
Sap. 1-11 Os autem, quod mentitur, occidit animam
11- 8 Qui cum minuerentur in traductione infantium occisorum
-20 Sed et aspectus per timorem occidere
-21 Sed et sine his uno spiritu poterant occidi
14-24 Sed alius alium per invidiam occidit
16- 9 Illos enim... muscarum occiderunt morsus
-14 Homo autem occidit quidem per malitiam
18- 5 Cum cogitarent justorum occidere infantes
Eccli. 9-18 Longe abesto ab homine potestatem habente occidendi
30-25 Multos enim occidit tristitia
34-26 Quasi qui occidit proximum suum
47- 4 Numquid non occidit gigantem, et abstulit
Isai. 11- 9 Et non occident in universo monte sancto
13-15 Omnis, qui inventus fuerit, occidetur
14-20 Disperdidisti, tu populum tuum occidisti
22-13 Lætitia, occidere vitulos, et jugulare arietes
27- 1 Et occidet cetum, qui in mari est
- 7 Aut sicut occidit interfectos ejus, sic occisus est?
65-25 Neque occident in omni monte sancto meo
Jerem. 7- 9 Furari, occidere, adulterari, jurare mendaciter
14-18 Si egressus fuero ad agros, ecce occisi gladio
26-15 Scitote et cognoscite quod si occideritis me
38- 4 Rogamus ut occidatur homo iste
-16 Si occidero te, et si tradidero te in manu vir.
39- 6 Et occidit rex Babylonis filios Sedeciæ
Et omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis
41- 4 Secundo a. die postquam occiderat Godol.
- 8 Noli occidere nos: quia habemus thesauros
- 9 Ipsum replevit Ismahel filius Nathaniæ occisis
51-49 Et quomodo fecit Babylon ut caderent occisi in Israël: sic de Babylone cadent occisi
52-10 Sed et omnes princ. Juda occidit in Reblatha
Thren. 2- 4 Occidit omne quod pulchrum erat visu
-20 Si occiditur in sanctuario Domini sacerdos
3-43 Et percussisti nos; occidisti, nec pepercisti
4- 9 Melius fuit occisis gladio, quam interfectis fame
Ezech. 9- 6 Super quem videritis Thau, ne occidatis
11- 6 Plurimos occidistis in urbe hac
21- 3 Et occidam in te justum et impium
- 4 Pro eo a. quod occidi in te justum et impium
-28 Mucro, mucro, evagina te ad occidendum
23-10 Filias ej. tulerunt, et ipsam occiderunt glad.
26-15 Gemitu interfectorum tuor., cum occisi fuerint in medio tui, commovebuntur insulæ
28- 8 Morieris in interitu occisorum in corde maris
- 9 Cum sis homo, et non Deus, in manu occidentium te
34- 4 Et quod crassum erat occidebatis
35- 8 Et implebo montes ejus occisorum suorum
Dan. 8-25 Et in copia rerum omnium occidet plurimos
9-26 Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus
14-21 Occidit ergo illos rex, et tradidit Bel in potest.
-27 Draconem interfecit, et sacerdotes occidit
Osee. 6- 5 Occidi eos in verbis oris mei
Amos. 9- 4 Ibi mandabo gladio, et occidet eos
Zach. 11- 5 Quæ qui possederant, occidebant, et non dolebant
1 Mac. 2-25 Occidit in ipso tempore, et aram destruxit
1 Mac. 3-11 Exiit obviam illi: et percussit, et occidit illum
5- 2 Et cœperunt occidere de populo, et persequi
-28 Et occidit omnem masculum in ore gladii
-35 Cepit eam: et occidit omnem masculum ej.
6-46 Et supposuit se ei, et occidit eum
7- 4 Et occidit eos exercitus. Et sedit Demetrius
-16 Et occidit eos in una die secundum verbum
9-32 Cognovit Bacchides, et quærebat eum occidere
-40 Et occiderunt eos, et ceciderunt vulnerati
-61 Et apprehendit.. quinquag. viros, et occidit
-69 Et iratus... multos ex eis occidit
11-10 Quæsivit enim me occidere
-48 Occiderunt in illa die centum millia homin.
12-40 Quærebat comprehendere eum, et occidere
13-23 Occidit Jonathan et filios ejus illic
-31 Tryphon a. cum iter faceret cum Antiocho rege adolescente, dolo occidit eum
16-16 Et occiderunt eum et duos filios ejus
-22 Et comprehendit viros... et occidit eos
2 Mac. 10-37 Chæream et Apollophanem occiderunt
Matth. 2-16 Iratus est valde, et mittens occidit o. pueros
5-21 Non occides: qui autem occiderit, reus erit judicio
10-28 Et nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere
14- 5 Et volens illum occidere, timuit populum
16-21 Quia oporteret eum ire Jerosolymam... et occidi, et tertia die resurgere
17-22 Et occident eum, et tertia die resurget
21-35 Alium occiderunt, alium vero lapidaverunt
-38 Hic est hæres, venite, occidamus eum
-39 Eum ejecerunt extra vineam, et occiderunt
22- 4 Et altilia occisa sunt, et omnia parata
- 6 Servos ej. et contumeliis affectos occiderunt
23-31 Filii estis eorum qui prophetas occiderunt
-34 Et Scribas, et ex illis occidetis, et crucifigetis
-35 Quem occidistis inter templum et altare
-37 Jerusal., Jerusalem, quæ occidis prophetas
24- 9 Tradent vos in tribulationem, et occident
26- 4 Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent
Marc. 6-19 Et volebat occidere eum, nec poterat
8-31 Et occidi: et post tres dies resurgere
9-30 Occident eum, et occisus tertia die resurget
10-19 Præcepta nosti: Ne adulteres: Ne occidas
12- 5 Et rursum alium misit, et illum occiderunt
Quosdam cædentes, alios vero occidentes
- 7 Hic est hæres: venite, occidamus eum
- 8 Et apprehendentes eum, occiderunt
14- 1 Quomodo eum dolo tenerent, et occiderent
Luc. 9-22 Et occidi, et tertia die resurgere
11-47 Patres autem vestri occiderunt illos
-48 Quoniam ipsi quidem eos occiderunt
-49 Et ex illis occident, et persequentur
12- 4 Ne terreamini ab his qui occidunt corpus
- 5 Timete eum qui, postquam occiderit, habet
13- 4 Supra quos cecidit turris in Siloë, et occidit eos
-31 Vade hinc: quia Herodes vult te occidere
-34 Jerusalem, Jerusal., quæ occidis prophetas
15-23 Et adducite vitulum saginatum, et occidite
-27 Venit, et occidit pater tuus vitulum saginat.
-30 Venit, occidisti illi vitulum saginatum
18-20 Mandata nosti: Non occides: Non mœchab.
-33 Occident eum, et tertia die resurget
20-14 Dicentes: Hic est hæres, occidamus illum
-15 Et ejectum illum extra vineam, occiderunt
22- 7 Venit autem dies Azymorum, in qua necesse erat occidi Pascha
Act. 5-36 Qui occisus est: et omnes qui credebant ei
7-52 Et occiderunt eos, qui prænuntiabant
9-29 Illi autem quærebant occidere eum
10-13 Surge, Petre, occide, et manduca
-39 Quem occiderunt suspendentes in ligno
11- 7 Surge, Petre, occide, et manduca
12- 2 Occidit a. Jacobum fratrem Joannis gladio
21-31 Quærentibus a. eum occidere, nuntiatum est
23-12 Neque bibituros, donec occiderent Paulum
-14 Nihil gustaturos, donec occidamus Paulum
26-10 Et cum occiderentur, detuli sententiam
27-42 Consilium fuit ut custodias occiderent
Rom. 7-11 Per mandat. seduxit me, et per illud occidit
11- 3 Domine, prophetas tuos occiderunt
13- 9 Non adulterabis: Non occides: Non furaberis
2 Cor. 3- 6 Littera enim occidit, Spiritus aut. vivificat
1 Thes. 2-15 Qui et Do. occiderunt Jesum, et prophetas
Jacob. 2-11 Non mœchaberis, dixit et, Non occides
Quod si non mœchaberis, occides autem
4- 2 Occiditis, et zelatis: et non potestis adipisci
5- 6 Addixistis, et occidistis Justum, et non restitit vobis
1 Joan. 3-12 Qui ex maligno erat, et occidit fratrem suum
Et propter quid occidit eum?
Apoc. 2-13 Qui occisus est apud vos, ubi Satanas habitat
Apoc. 5- 6 Et ecce... Agnum stantem tanquam occisum
- 9 Quoniam occisus es, et redemisti nos Deo
-12 Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere
9- 5 Et datum est illis ne occiderent eos
-15 Ut occiderent tertiam partem hominum
-18 Tribus plagis occisa est tertia pars hominum
-20 Homines, qui non sunt occisi in his plagis
11- 5 Voluerit eos lædere, sic oportet eum occidi
- 7 Et vincet illos, et occidet eos
-13 Et occisa sunt in terræ motu nomina homin.
13- 3 Vidi unum de capitibus suis quasi occisum
- 8 Qui occisus est ab origine mundi
-10 Qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi
-15 Et faciat ut quicumque non adoraverint imaginem bestiæ, occidantur
19-21 Et cæteri occisi sunt in gladio sedentis super

OCCISIO.

Psal. 43-22 Æstimati sumus sicut oves occisionis
Isai. 14-21 Præparate filios ejus occisioni in iniquitate
34- 2 Interfecit eos, et dedit eos in occisionem
53- 7 Sicut ovis ad occisionem ducetur
Jerem. 12- 3 Et sanctifica eos in die occisionis
15- 3 Gladium ad occisionem, et canes ad lacerandum
19- 6 Et vallis filii Ennom, sed vallis Occisionis
48-15 Juvenes ejus descenderunt in occisionem
50-27 Fortes ejus, descendant in occisionem
Ezech. 7- 7 Venit tempus, prope est dies occisionis
21-14 Hic est gladius occisionis magnæ
Zach. 11- 4 Dicit Dominus Deus meus: Pasce pecora occisionis
- 7 Et pascam pecus occisionis propter hoc
Act. 8-32 Tanquam ovis ad occisionem ductus est
Rom. 8-36 Æstimati sumus sicut oves occisionis
Hebr. 11-37 Tentati sunt, in occisione gladii mortui sunt
Jacob. 5- 5 In luxuriis enutristis corda vestra, in die occisionis

OCCLUDO.

Gen. 19- 6 Lot, post tergum occludens ostium, ait
1 Mac. 9-55 Et occlusum est os ejus, et dissolutus est

OCCUBITUS.

Gen. 28-11 Et vellet in eo requiescere post solis occubitum
Deut. 11-30 Post viam quæ vergit ad solis occubitum
Judic. 14-18 Dixerunt ei die septimo ante solis occubitum

OCCULTE.

Gen. 18-12 Quæ risit occulte, dicens: Postquam consenui
Tobiæ. 2- 4 Illud portavit ad domum suam occulte
12- 6 Tunc dixit eis occulte: Benedicite Deum
Eccle. 10-11 Nihil eo minus habet qui occulte detrahit
Jerem. 9- 8 Et occulte ponit ei insidias
1 Mac. 9-60 Et misit occulte epistolas sociis suis
10-79 Et reliquit Apollonius in castris mille equites post eos occulte
2 Mac. 1-19 Acceptum ignem de altari occulte absconderunt in valle
Matth. 1-19 Voluit occulte dimittere eam
Act. 16-37 In carcerem, et nunc occulte nos ejiciunt

OCCULTO.

Deut. 13- 8 Nec audias, neque parcat ei oculus tuus ut miserearis et occultes eum
Tobiæ. 2- 5 Cumque occultasset corpus, manducavit
- 9 Rapiebat corpora occisorum, et occultabat
Psal. 77- 4 Non sunt occultata a filiis eorum
138-15 Non est occultatum os meum a te
Jerem. 16-17 Non fuit occultata iniquitas eorum ab oculis
23-24 Si occultabitur vir in absconditis
2 Mac. 10-37 Timotheum occultantem se... peremerunt
14-30 Occultavit se a Nicanore
Luc. 1-24 Et occultabat se mensibus quinque, dicens
Hebr. 11-23 Fide Moyses, natus, occultatus est mensibus tribus

OCCULTUS, A, UM.

Tobiæ. 12-11 Non abscondam a vobis occultum sermon.
Job. 20-26 Tenebræ absconditæ sunt in occultis ejus
28-18 Trahitur autem sapientia de occultis
Psal. 9- 1 In finem pro occultis filii: Psalmus David
H. 10- 8 Sedet in insidiis cum divitibus in occultis
18-13 Quis intelligit? ab occultis meis munda me
50- 8 Et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi
63- 5 Ut sagittent in occultis immaculatum
138-15 Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto
Cant. 6- 6 Sic genæ tuæ absque occultis tuis
Eccli. 39- 3 Occulta proverbiorum exquiret
42-19 Revelans vestigia occultorum
1 Mac. 1-24 Et accepit thesauros occultos, quos invenit

1 Mac. 2-31 Quoniam discessissent viri quidam... in loca occulta in deserto
-36 Nec oppilaverunt loca occulta
-41 Sicut mortui sunt fratres nostri in occultis
2 Mac. 1-16 Apertoque occulto aditu templi, mittentes lapides
12-41 Judicium Do. qui occulta fecerat manifesta
Matth. 10-26 Nihil enim est... occultum, quod non scietur
Marc. 4-22 Nec factum est occultum, sed ut in palam
Luc. 8-17 Non est e. occultum, quod non manifestetur
Joan. 7- 4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit
-10 Non manifeste, sed quasi in occulto
18-20 Conveniunt: et in occulto locutus sum nihil
19-38 Occultus autem propter metum Judæorum
Rom. 2-16 Cum judicabit Deus occulta hominum
1 Cor. 14-25 Occulta cordis ejus manifesta fiunt
2 Cor. 4- 2 Sed abdicamus occulta de decoris
Ephes. 5-12 Quæ enim in occulto fiunt ab ipsis

OCCUMBO.

Gen. 15-12 Cumque sol occumberet, sopor irruit super
-17 Cum ergo occubuisset sol, facta est caligo
Levit. 22- 7 Et occubuerit sol, tunc mundatus vescetur
Num. 20-30 Om. a. multitudo videns occubuisse Aaron
35-17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit
Josue. 10-13 Non festinavit occumbere spatio unius diei
-27 Cumque occumberet sol, præcepit sociis
Judic. 19-14 Occubuitque eis sol juxta Gabaa
2 Reg. 2-24 Persequentibus autem Joab et Abisaï fugientem Abner, sol occubuit
11-21 Etiam servus tuus Urias Hethæus occubuit
19- 6 Si Absalom viveret, et omnes nos occubuissemus
3 Reg. 22-36 Et præco insonuit... antequam sol occumberet
Tobiæ. 2- 4 Ut dum sol occubuisset, caute sepeliret eum
- 7 Cum vero sol occubuisset, abiit, et sepelivit
Joel. 3-11 Ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos
Mich. 3- 6 Et occumbet sol super prophetas

OCCUPATIO.

Eccle. 1-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus
Eccli. 40- 1 Occupatio magna creata est omnibus hom.

OCCUPO.

Gen. 34- 5 Absentibus filiis, et in pastu pecorum occupatis
Exod. 27-18 In longitudine occupabit atrium cubitos centum
Levit. 26- 5 Et vindemia occupabit sementem
Num. 32-41 Filius Manasse abiit et occupavit vicos ejus
Judic. 3-28 Et occupaverunt vada Jordanis quæ transmittunt in Moab
7-24 Occupate aquas usque Bethbera atq. Jord.
12- 5 Occupaveruntque Galaaditæ vada Jordanis
2 Reg. 15-14 Ne forte veniens occupet nos, et impellat
3 Reg. 18-44 Et descende ne occupet te pluvia
4 Reg. 19-32 Nec occupabit eam clypeus, nec circumdab.
2 Par. 35-14 Usq. ad noctem sacerdotes fuerunt occupati
Judith. 2-15 Et occupavit terminos ejus, a Cilicia
5-14 Deserta Sina montis occupaverunt
7- 2 Virorum illorum, quos occupaverat captivitas
Job. 3- 5 Occupet eum caligo, et involvatur amarit.
4-13 Quando solet sopor occupare homines
Prov. 14-13 Miscebitur, et extrema gaudii luctus occupat
Eccle. 1-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum, ut occuparentur in ea
5-19 Eo quod Deus occupet deliciis cor ejus
Isai. 37-33 Et non occupabit eam clypeus, et non mittet
60-18 Occupabit salus muros tuos, et portas tuas
1 Mac. 5-11 Et parant venire, et occupare munitionem
-28 Et convertit Judas... viam in desertum Bosor repente, et occupavit civitatem
-44 Et occupavit ipsam civitatem
6-26 Et ecce applicuerunt hodie ad arcem Jerusalem occupare eam
-63 Et pugnavit adv. eum, et occupavit civitatem
9- 2 Occupaverunt eam, et peremerunt animas
10- 1 Et occupavit Ptolemaïdam: et receperunt
11-46 Occupaverunt qui erant de civitate, itinera
12-33 Et declinavit in Joppen, et occupavit eam
15-30 Nunc ergo tradite civitates quas occupastis
16-20 Alios misit occupare Jerusalem et montem
2 Mac. 8- 6 Succendebat eas: et opportuna loca occupans
10-22 Et confestim duas turres occupavit
Luc. 13- 7 Ut quid etiam terram occupat?
Philip. 4-10 Sicut et sentiebatis: occupati autem eratis

OCCURRO.

Gen. 24-12 Occurre, obsecro, mihi hodie, et fac misericordiam
24-17 Occurritque ei servus, et ait: Pauxillum
27-20 Ut cito occurreret mihi quod volebam
46-28 Ut nuntiaret ei, et occurreret in Gessen
Exod. 4-24 In diversorio occurrit ei Dominus
5-20 Occurreruntque Moysi et Aaron, qui stabant
12-39 Nec pulmenti quidquam occurrerat præparare
14-27 Fugientibusque Ægyptiis occurrerunt aquæ
23- 4 Si occurreris bovi inimici tui, aut asino
Num. 20-18 Alioquin armatus occurram tibi
21-33 Et occurrit eis Og rex Basan cum o. populo
23- 3 Donec vadam, si forte occurrat mihi Dom.
- 4 Cumque abiisset velociter, occurrit illi Deus
-16 Cui cum Dominus occurrisset, profuissetq.
Deut. 23- 4 Quia noluerunt vobis occurrere cum pane
25-18 Quomodo occurrerit tibi
29- 7 Occurrentes nobis ad pugnam
31-29 Occurrent vobis mala in extremo tempore
Josue. 2-16 Ne forte occurrant vobis revertentes
9-11 Occurrite eis, et dicite: Servi vestri sumus
Judic. 6-35 Et Zabulon et Nephthali, qui occurrerunt ei
11-31 Mihique occurrerit revertenti cum pace
-34 Occurrit ei unigenita filia sua cum tympanis
14- 5 Apparuit catulus leonis sævus et rugiens, et occurrit ei
15-14 Et Philisthiim vociferantes occurrissent eis
19- 3 Quod cum audisset socer ejus, eumque vidisset, occurrit ei lætus
20-25 Et occurrentes eis, tanta in eos cæde bacchati sunt
-42 Qui urbem succenderant, occurrerunt eis
1 Reg. 16- 4 Et admirati sunt seniores civitatis, occurrentes ei
25-20 Quibus et illa occurrit
2 Reg. 2-13 Et occurrerunt eis juxta piscinam Gabaon
15-32 Ecce occurrit ei Chusaï Arachites, scissa veste
18- 9 Accidit autem ut occurreret Absalom servis David
19-15 Venit usque in Galgalam, ut occurreret regi
-25 Cumque Jerus. occurrisset regi, dixit ei rex
20- 8 Amasa veniens occurrit eis
3 Reg. 2- 7 Occurrerunt enim mihi quando fugiebam
18- 7 Cumq. esset Abdias in via, Elias occurrit ei
20-38 Abiit ergo propheta, et occurrit regi in via
4 Reg. 1- 6 Vir occurrit nobis, et dixit ad nos: Ite
- 7 Cujus figuræ et habitus est vir ille, qui occurrit vobis
4-29 Si occurrerit tibi homo, non salutes eum
2 Par. 19- 2 Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns, et ait
30-17 Qui non occurrerant sanctificari Domino
2 Esdr. 13- 2 Quod non occurrerint filiis Israël cum pane
Tobiæ. 11-10 Et data manu puero, occurrit obviam filio
Judith. 10-11 Occurrerunt ei exploratores Assyriorum
Prov. 7-10 Ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio
17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus
Sap. 6-17 Et in omni providentia occurrit illis
Eccli. 31-27 Et omnis infirmitas non occurret tibi
33- 1 Timenti Dominum non occurrent mala
Isai. 21-14 Occurrentes sitienti ferte aquam, qui habitatis
Cum panibus occurrite fugienti
31- 4 Et cum occurrerit ei multitudo pastorum
34-14 Et occurrent dæmonia onocentauris
51-19 Duo sunt quæ occurrerunt tibi
59-16 Et aporiatus est, quia non est qui occurrat
64- 5 Occurristi lætanti, et facienti justitiam
Jerem. 15-11 Si non occurri tibi in tempore afflictionis
27-18 Occurrant Domino exercituum
41- 6 Cum autem occurrisset eis, dixit ad eos
Osee. 13- 8 Occurram eis quasi ursa raptis catulis
Amos. 5-19 Si fugiat vir a facie leonis, et occurrat ei ursus
1 Mac. 4-29 Et occurrit illis Judas cum decem millibus viris
5-25 Occurrerunt eis Nabuthæi, et susceper. eos
7-39 Ad Bethoron: et occurrit illi exercitus Syriæ
10-56 Occurre mihi Ptolemaïdam, ut videamus
-58 Et occurrit ei Alexander rex, et dedit ei
-60 Et occurrit ibi duobus regibus, et dedit illis
-74 Et occurrit ei Simon frater ej. in adjutorium
11- 2 Et aperiebant ei civitates, et occurrebant ei
- 6 Et occurrit Jonathas regi in Joppen
-15 Et occurrit ei in manu valida, et fugavit eum
-22 Sed occurreret sibi ad colloquium festinato
-60 Et occurrerunt ei honorifice de civitate
-64 Et occurrit illis: fratrem autem suum Simonem reliquit intra provinciam
-68 Castra alienigenarum occurrebant in campo
Ipse autem occurrit ex adverso
12-25 Et occurrit eis in Amathite regione
2 Mac. 10-17 Loca obtinuerunt, occurrentes interemerunt
Matth. 8-28 Occurrerunt ei duo habentes dæmonia
28- 9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens: Avete
Marc. 5- 2 Statim occurrit de monumentis homo
Marc. 14-13 Et occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans
Luc. 8-27 Occurrit illi vir quidam, qui habebat dæm.
9-37 Occurrit illis turba multa
14-31 Si possit cum decem millibus occurrere ei
17-12 Occurrerunt ei decem viri leprosi, qui steterunt
22-10 Occurret vobis homo quidam amphoram aquæ portans
Joan. 4-51 Servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes
11-20 Ut audivit quia Jesus venit, occurrit illi
-30 In illo loco, ubi occurrerat ei Martha
Act. 28-15 Occurrerunt nobis usque ad Appii forum
Ephes. 4-13 Donec occurramus omnes in unitatem fidei
Philip. 3-11 Si quo modo occurram ad resurrectionem

OCCURSANS.

2 Mac. 5-12 Jussit... interficere, nec parcere occursantibus

OCCURSUS.

Gen. 14-17 Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus
18- 2 Cucurrit in occursum eorum de ostio tabernaculi
24-65 Qui venit per agrum in occursum nobis
30-16 Egressa est in occursum ejus Lia
32- 6 Properat tibi in occursum cum quadringentis viris
Exod. 4-14 Ecce ipse egreditur in occursum tuum
-27 Vade in occursum Moysi in desertum
7-15 Stabis in occursum ejus super ripam flum.
18- 7 Egressus in occursum cognati sui, adoravit
19-17 Cumque eduxisset eos Moyses in occursum Dei
Num. 22-36 Egressus est in occursum ejus, in oppido
31-13 Egressi sunt.. in occursum eor. extra castra
Deut. 3- 1 Egressusque est Og rex Basan in occursum nobis
Judic. 4-18 Egressa igitur Jahel in occursum Sisaræ
-22 Egressaque Jahel in occursum ejus, dixit ei
7-24 Dicens: Descendite in occursum Madian
1 Reg. 18- 6 Chorosque ducentes in occursum Saül regis
23-28 Et perrexit in occursum Philisthinorum
25-20 Et viri ejus descendebant in occursum ejus
-32 Qui misit hodie te in occursum meum
-34 Nisi cito venisses in occursum mihi
2 Reg. 6-20 Egressa Michol filia Saül in occursum David
10- 5 Misit in occursum eorum: erant enim viri confusi
16- 1 Apparuit Siba puer Miphiboseth in occursum ejus
19-16 Et descendit cum viris Juda in occursum reg.
-20 Descendique in occursum domini mei regis
-24 Filius Saül descendit in occursum regis
3 Reg. 2- 8 Sed quia descendit mihi in occursum
-19 Et surrexit rex in occursum ejus, adoravitq.
5- 4 Et non est Satan, neque occursus malus
18-16 Indicavit ei: venitq. Achab in occursum Eliæ
21-18 Surge, et descende in occursum Achab reg.
4 Reg. 1- 3 Surge, et ascende in occursum nuntiorum
2-15 Et venientes in occursum ejus, adoraverunt
4-26 Vade ergo in occursum ejus, et dic ei
-31 Reversusq. est in occursum ej., et nuntiavit
5-21 Desiliit de curru in occursum ejus, et ait
-26 Quando reversus est homo de curru suo in occursum tui
8- 8 Et vade in occursum viri Dei, et consule Do.
- 9 Ivit igitur Hazaël in occursum ejus
9-17 Tolle currum, et mitte in occursum eorum
-18 Abiit ergo, qui ascenderat currum, in occursum ejus, et ait: Hæc dicit rex
-21 Egressiq. sunt in occursum Jehu, et invener.
10-15 Invenit Jonadab filium Rechab in occursum
16-10 Perrexitq. rex Achaz in occursum Theglath.
23-29 Et abiit Josias rex in occursum ejus
1 Par. 19- 5 Qui cum abiissent, et hoc mandassent David, misit in occursum eorum
2 Par. 15- 2 Egressus est in occursum Asa, et dixit ei
35-20 Et processit in occursum ejus Josias
Job. 39-21 Exultat audacter: in occursum pergit armatis
Psal. 18- 7 Et occursus ejus usque ad summum ejus
58- 6 Exurge in occursum meum, et vide
Prov. 7-15 Idcirco egressa sum in occursum tuum
30-30 Leo... ad nullius pavebit occursum
Eccli. 19-26 Et ab occursu faciei cognoscitur sensatus
Isai. 7- 3 Egredere in occursum Achaz, tu
14- 9 Conturbatus est in occursum adventus tui
Jerem. 41- 6 Egressus... in occursum eorum de Masphath
Amos. 4-12 Postquam autem hæc fecero tibi, præparare in occursum Dei tui
Zach. 2- 3 Et Angelus alius egrediebatur in occursum
2 Mac. 14-30 Consuetum occursum ferocius exhibentem

OCHOZATH.

Anno mundi 2230, ante J. Ch. 1824. Amicus Abimelech regis Geraræ.

Gen. 26-26 Abimelech et Ochozath amicus illius

OCHOZIAS I.

Anno mundi 3138, ante J. Ch. 916. Filius et successor Achab regis Israel. Ochozias filius Achab regnare cœpit super Israel in Samaria anno septimo decimo Josaphat regis Juda, regnavitque super Israel duobus annis, non tamen plenis; nam prior fuit cum Achab, posterior vero cum Joram communis. Fecit malum in conspectu Domini, sectatusque est impietatem patris sui et matris suæ Jezabel; servivit Baal et adoravit eum, et irritavit Dominum Deum Israel. Ceciditque Ochozias per cancellos cœnaculi sui et ægrotavit, misitque nuntios ad consulendum Beelzebub deum Accaron, utrum viveret de infirmitate hac. Quibus nuntiis occurrit Elias dicens regem certissime moriturum, et reversi sunt ad Ochoziam. Rex impius iste Eliam interficere volens, aut cogere ad impetrandam sibi a Deo vitam, misit semel et iterum ad prophetam duos quinquagenarios principes quos ignis cœlestis devoravit cum ipsorum militibus; tertius vero princeps, quem Abdiam Achabi procuratorem fuisse scribit Joannes Jerosolymitanus, sua modestia servatus est, et cum illo venit ad regem Elias. Reipsa mortuus est Ochozias quemadmodum prædixerat Dominus per Eliam, et regnavit frater ejus Joram pro eo; non enim habebat filium.

3 Reg. 22-40 Regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-50 Tunc ait Ochozias filius Achab ad Josaphat
-52 Ochozias a. filius Achab regnare cœperat
4 Reg. 1- 2 Ceciditque Ochozias per cancellos cœnaculi
- 5 Reversique sunt nuntii ad Ochoziam
-18 Reliqua autem verborum Ochoziæ, quæ operatus est
2 Par. 20-35 Iniit amicitias Josaphat rex Juda cum Ochozia rege Israel
-37 Quia habuisti fœdus cum Ochozia, percussit Dominus opera tua

OCHOZIAS II.

Rex Juda, filius Joram et Athaliæ. In 2 *Paral.* 21-17, *vocatur Joachaz.* Viginti duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset. *At in* 2 *Paral.* 22-2 *dicitur* : Quadraginta duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset. *Nodus est difficillimus, qui multorum torsit ingenia, ut alii alias afferrent explicationes. Probabile est mendum irrepsisse in* 2 *Paral.* 22-2, *et legendum esse non* quadraginta duorum, *sed, ut eo loco notatur in Scholiis LXX virorum,* viginti duorum. *Ambulavit in viis domus Achab, et fecit quod malum est coram Domino, sicut domus Achab; uxorem enim duxerat de familia Achab. Abiit quoque cum Joram filio Achab ad prœliandum contra Hazael regem Syriæ in Ramoth Galaad, et vulneraverunt Syri Joram, qui reversus est ut curaretur in Jezrahel. Porro Ochozias rex Juda descenderat invisum Joram in Jezrahel. Tum venit Jehu filius Namsi, qui tetendit arcum suum, et percussit Joram inter scapulas, et statim corruit Joram in curru suo. Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit in Samariam per hortos, sive per viam latentem et occultam quæ erat consita arboribus, et ideo secretior. Sub vulnere accepto tamen fugiens in Mageddo, ibi mortuus est. Imposuerunt eum servi ejus super currum suum, et tulerunt in Jerusalem, sepelieruntque eum in sepulcro cum patribus suis in Civitate David. Duobus tantum regnaverat annis.*

4 Reg. 8-24 Et regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-25 Regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-26 Viginti duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset
-29 Porro Ochozias filius Joram rex Juda
9-16 Ochozias rex Juda descenderat ad visitandum Joram
-21 Egressus est Joram... et Ochozias rex Juda
-23 Fugiens ait ad Ochoziam : Insidiæ, Ochozia
-27 Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit
-29 Regnavit Ochozias super Judam
10-13 Invenit fratres Ochoziæ regis Juda, dixitque ad eos : Quinam estis vos ? Qui responderunt : Fratres Ochoziæ sumus
4 Reg. 11- 1 Athalia vero mater Ochoziæ, videns mortuum filium suum
- 2 Tollens autem Josaba filia regis Joram, soror Ochoziæ, Joas filium Ochoziæ, furata est eum
12-18 Quæ consecraverant Josaphat et Joram et Ochozias
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ regis Juda
14-13 Amasiam vero regem Juda, filium Joas filii Ochoziæ, cepit Joas rex Israël
1 Par. 3-11 Qui Joram genuit Ochoziam
2 Par. 22- 1 Constituerunt autem habitatores Jerusalem Ochoziam filium ejus minimum
Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 2 Quadraginta duor. annorum erat Ochozias
- 6 Igitur Ochozias filius Joram, rex Juda, descendit
- 7 Voluntatis quippe fuit Dei adversus Ochoziam
- 8 Invenit... et filios fratrum Ochoziæ
- 9 Ipsum quoque perquirens Ochoziam
Nec erat ultra spes aliqua, ut de stirpe quis regnaret Ochoziæ
-11 Josabeth filia regis tulit Joas filium Ochoziæ
Josabeth autem... erat... soror Ochoziæ

OCHRAN.

Anno mundi 2544, ante J. Ch. 1510. Pater Phegiel principis tribus Aser, quem elegit Deus ut cum Moyse et Aaron numeraret populum Israel.

Num. 1-13 De Aser, Phegiel filius Ochran
2-27 Quorum princeps fuit Phegiel filius Ochran
7-72 Princeps filiorum Aser, Phegiel filius Ochran
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran
10-26 In tribu autem filiorum Aser erat princeps Phegiel filius Ochran

OCREÆ.

1 Reg. 17- 6 Et ocreas æreas habebat in cruribus

OCTAVUS, A, UM.

Gen. 21- 4 Et circumcidit eum octavo die, sicut præceperat
Exod. 22-30 Die octava reddes illum mihi
Levit. 9- 1 Facto a. octavo die, vocavit Moyses Aaron
12- 3 Et die octavo circumcidetur infantulus
14-10 Die octavo assumet duos agnos immaculatos
-23 Offeretque ea die octavo purificationis suæ
15-14 Die autem octavo sumet duos turtures
-29 Et die octavo offeret pro se sacerdoti duos
22-27 Die a. octavo, et deinceps offerri poterunt
23-36 Dies quoque octavus erit celeberrimus
-39 Die primo et die octavo erit sabbatum
25-22 Seretisq. anno octavo, et comedetis veteres
Num. 6-10 In octava autem die offeret duos turtures
7-54 Die octavo princeps filiorum Manasse
29-35 Die octavo, qui est celeberrimus, omne opus servile non facietis
3 Reg. 6-38 Mense Bul (ipse est mensis octavus)
8-66 Et in die octava dimisit populos
12-32 Constituitq. diem solemnem in mense octavo
-33 Quinta decima die mensis octavi
16-29 Anno trigesimo octavo Asa regis Juda
4 Reg. 24-12 Et suscepit eum rex Babylonis anno octavo regni sui
1 Par. 12-12 Johanan octavus, Elzebad nonus
15-21 In citharis pro octava canebant epinicion
24-10 Septima Accos, octava Abia
25-15 Octava Jesaïæ, filiis et fratribus ejus duodec.
26- 5 Issachar septimus, Phollathi octavus
27-11 Octavus, mense octavo, Sobochaï Husathites
2 Par. 7- 9 Fecitque die octavo collectam
29-17 In die octavo ejusdem mensis ingressi sunt
34- 3 Octavo autem anno regni sui, cum adhuc esset puer
2 Esdr. 8-18 Et in die octavo collectam juxta ritum
Psal. 6- 1 In carminibus, Psalmus David, pro octava
11- 1 In finem pro octava, Psalmus David
Prolog. Eccli. Nam in octavo et trigesimo anno
Ezech. 43-27 Expletis autem diebus, in die octava et ultra
Zach. 1- 1 In mense octavo, in anno secundo Darii
2 Mac. 1-10 Anno centesimo octogesimo octavo
11-21 Anno centesimo quadragesimo octavo
-33 Anno centesimo quadragesimo octavo
-38 Anno centesimo quadragesimo octavo
Luc. 1-59 In die octavo, venerunt circumcidere puerum
Act. 7- 8 Genuit Isaac, et circumcidit eum die octavo
Philip. 3- 5 Circumcisus octavo die, ex genere Israel
2 Petr. 2- 5 Octavum Noë justitiæ præconem custodivit
Apoc. 21-20 Octavum, beryllus : nonum, topazius

OCTAVUS DECIMUS.

3 Reg. 15- 1 Igitur in octavo decimo anno regni Jerob.
4 Reg. 22- 3 Anno autem octavo decimo regis Josiæ
23-23 Sicut in octavo decimo anno regis Josiæ factum est
1 Par. 25-25 Octava decima Hanani, filiis et fratribus
2 Par. 13- 1 Anno octavo decimo regis Jeroboam
34- 8 Igitur anno octavo decimo regni sui
35-19 Octavo decimo anno regni Josiæ hoc Phase
Jerem. 52-29 In anno octavo decimo Nabuchodonosor
1 Mac. 14-27 OCTAVA decima die mensis Elul

OCTINGENTI, Æ, A.

Gen. 5- 4 Et facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth, octingenti anni
- 7 Vixitque Seth... octingentis septem annis
-10 Vixit octingentis quindecim annis
-13 Et vixit Cainan... octingentis quadrag. annis
-16 Et vixit Malaleel... octingentis triginta annis
-17 Dies Malaleel octingenti nonag. quinq. anni
-19 Et vixit Jared... octingentis annis
2 Reg. 23- 8 Qui octingentos interfecit impetu uno
24- 9 Et inventa sunt de Israël octingenta millia
1 Par. 12-24 Sex millia octingenti expediti ad prælium
-30 De filiis Ephraim viginti millia octingenti
2 Par. 13- 3 Instruxit econtra aciem octingenta millia
1 Esdr. 2- 6 Joab, duo millia octingenti duodecim
2 Esdr. 7-11 Duo millia octingenti decem et octo
-13 Filii Zethua, octingenti quadraginta quinq.
11-12 Facientes opera templi : octingenti viginti
Jerem. 52-29 De Jerus. animas octingentas triginta duas
1 Mac. 3-24 Et ceciderunt ex eis octingenti viri
9- 6 Non remanserunt ex eis nisi octingenti viri
2 Mac. 5-21 Mille et octingentis ablatis de templo talent.

OCTO.

Gen. 14-14 Numeravit expeditos vernaculos suos trecentos decem et octo
17-12 Infans octo dierum circumcidetur in vobis
22-23 Octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abrahæ
Exod. 26-25 Et erunt simul tabulæ octo, bases earum
36-30 Ut octo essent simul tabulæ, et haberent bases
Num. 2-24 Centum octo millia centum per turmas suas
3-28 Octo millia sexcenti habebunt excubias sanctuarii
4-48 Fuerunt simul octo millia quingenti octoginta
7- 8 Plaustra et octo boves dedit filiis Merari
29-29 Die sexto offeretis vitulos octo, arietes duos
Deut. 2-14 Triginta et octo annorum fuit
Josue. 21-39 Civitates universæ Levitarum in medio possessionis filiorum Israël fuerunt quadraginta octo
Judic. 3- 8 Servieruntque ei octo annis
-14 Servieruntque filii Israel Eglon regi Moab decem et octo annis
12-14 Et judicavit Israël octo annis
20-25 Ut decem et octo millia virorum educentium gladium prosternerent
-44 Fuerunt a... decem et octo millia virorum
1 Reg. 4-15 Heli autem erat nonaginta et octo annorum
17-12 Cui nomen erat Isaï, qui habebat octo filios
2 Reg. 8-13 In valle Salinar. cæsis decem et octo millib.
10-19 Fugerunt quinquaginta et octo millia coram Israël
3 Reg. 7-10 Lapidibus magnis decem sive octo cubitor.
-15 Et finxit duas columnas æreas, decem et octo cubitorum altitudinis
4 Reg. 8-17 Et octo annis regnavit in Jerusalem
10-36 Dies autem, quos regnavit Jehu super Israël, viginti et octo anni sunt
22- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœpisset
24- 8 Decem et octo annorum erat Joachin
25-17 Decem et octo cubitos altitudinis habebat
1 Par. 12-31 Ex dimidia tribu Manasse, decem et octo millia
16-38 Obededom et fratres ejus sexaginta octo
18-12 In valle Salinarum, decem et octo millia
24- 4 Et filiis Ithamar per familias et domos suas octo
25- 7 Cuncti doctores, ducenti octoginta octo
26- 9 Et fratres eorum robustissimi, decem et octo
29- 7 Et æris talenta decem et octo millia
2 Par. 11-21 Nam uxores decem et octo duxerat
21- 5 Et octo annis regnavit (*Joram*) in Jerusalem
-20 Et octo annis regnavit in Jerusalem
29-17 Expiaveruntque templum diebus octo
34- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœpisset
36- 9 Octo annorum erat Joachin cum regnare cœpisset

1 *Esdr.* 2-16 Filii Ather, qui erant ex Ezechia, nonaginta octo
8- 9 Et cum eo ducenti decem et octo viri
-11 Zacharias filius Bebaï, et cum eo viginti octo viri
-18 Et filios ejus et fratres ejus decem et octo
2 *Esdr.* 7-11 Duo millia octingenti decem et octo
-15 Filii Bannui, sexcenti quadraginta octo
-16 Filii Bebaï, sexcenti viginti octo
-21 Filii Ater, filii Hezeciæ, nonaginta octo
-22 Filii Hasem, trecenti viginti octo
-26 Filii Bethlehem et Netupha, centum octoginta octo
-27 Viri Anathoth, centum viginti octo
-45 Filii Asaph, centum quadraginta octo
-46 Filii Hatita, filii Sobaï, cent. triginta octo
11- 6 Quadringenti sexaginta octo viri fortes
- 8 Gebbaï, Sellaï, nongenti viginti octo
-14 Centum viginti octo, et præpositus eorum
Eccle. 11- 2 Da partem septem, necnon et octo
Jerem. 41-15 Fugit cum octo viris a facie Johanan
Ezech. 40- 9 Et mensus est vestibulum portæ octo cubitorum
-31 Et octo gradus erant, quibus ascendebatur
-34 Hinc et inde : et in octo gradibus ascensus ejus
-37 Hinc et inde : et in octo gradibus ascensus ej.
-41 Per latera portæ octo mensæ erant
-49 Et octo gradibus ascendebatur ad eam
48-35 Per circuitum, decem et octo millia
Mich. 5- 5 Septem pastores, et octo primates homines
1 *Mac.* 4-56 Fecerunt dedicationem altaris diebus octo
-59 Per dies octo a quinta et vigesima die mensis
5-20 Judæ autem octo millia in Galaaditim
-34 Et ceciderunt ex eis in illa die fere octo millia
10-85 Et fuerunt... fere octo millia virorum
15-13 Cum centum viginti millibus virorum belligeratorum, et octo millibus equitum
2 *Mac.* 2-12 Salomon octo diebus celebravit dedication.
10- 6 Et cum lætitia diebus octo egerunt
Luc. 2-21 Postquam consummati sunt dies octo
9-28 Factum est a. post hæc verba fere dies octo
13- 4 Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit
-11 Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo
-16 Ecce decem et octo annis non oportuit solvi
Joan. 5- 5 Triginta et octo annos habens in infirmitate
20-26 Et post dies octo, iterum erant Disc. ej. intus
Act. 9-33 Æneam, ab annis octo jacentem in grabato
25- 6 Dies non amplius quam octo aut decem
1 *Petr.* 3-20 In qua pauci, id est, octo animæ salvæ factæ

OCTOGENARIUS.

2 *Reg.* 19-32 Galaadites, senex valde, id est, octogenarius
-35 Octogenarius sum hodie : numquid vigent

OCTOGESIMUS.

3 *Reg.* 6- 1 Quadringentes. et octogesimo anno egress.
2 *Mac.* 1-10 Anno centesimo octogesimo octavo

OCTOGINTA.

Gen. 5-25 Vixit quoque Mathusala centum octoginta septem annis, et genuit Lamech
-26 Septingentis octoginta duobus annis
-28 Lamech centum octoginta duobus annis
16-16 Octoginta et sex annorum erat Abram
35-28 Sunt dies Isaac centum octoginta annorum
Exod. 7- 7 Erat autem Moyses octoginta annorum, et Aaron octoginta trium
Num. 2- 9 Fuerunt centum octoginta sex millia quadringenti
4-48 Fuerunt simul octo millia quingenti octoginta
Josue. 14-10 Hodie octoginta quinque annorum sum
Judic. 3-30 Et quievit terra octoginta annis
1 *Reg.* 22-18 Trucidavit in die illa octoginta quinq. viros
3 *Reg.* 5-15 Et octoginta millia latomorum in monte
12-21 Centum octoginta millia electorum virorum
4 *Reg.* 6-25 Donec venumdaretur caput asini octoginta argenteis
10-24 Jehu autem præparaverat sibi foris octoginta viros
19-35 Centum octoginta quinque millia
1 *Par.* 7- 5 Octoginta septem millia numerati sunt
15- 9 Eliel princeps ; et fratres ejus octoginta
25- 7 Cuncti doctores, ducenti octoginta octo
2 *Par.* 2- 2 Et octoginta millia qui cæderent lapides
-18 Et octoginta millia qui lapides... cæderent
11- 1 Centum octoginta millia electorum atque bellantium
14- 8 Et sagittariorum ducenta octoginta millia
17-15 Cum eo ducenta octoginta millia virorum
-18 Et cum eo centum octoginta millia expeditorum militum
26-17 Et cum eo sacerdotes Domini octoginta

1 *Esdr.* 8- 8 Filius Michaël, et cum eo octoginta viri
2 *Esdr.* 7-26 Filii Bethlehem et Netupha, centum octoginta octo
11-18 Omnes Levitæ... ducenti octoginta quatuor
Esth. 1- 4 Centum videlicet et octoginta diebus
Psal. 89-10 Si autem in potentibus, octoginta anni
Cant. 6- 7 Sexag. sunt reginæ, et octoginta concubinæ
Isai. 37-36 Et percussit..centum octoginta quinq. millia
Jerem. 14- 5 Et de Silo, et de Samaria octoginta viri, rasi barba
1 *Mac.* 7-41 Centum octoginta quinque millia
2 *Mac.* 4- 8 Et ex redditibus aliis talenta octoginta
5-14 Erant autem toto triduo octoginta millia interfecti
8-19 Centum octoginta quinque millia perierunt
11- 2 Congregatis octoginta millibus, et equitatu
- 4 Et in octoginta elephantis confidebat
Luc. 2-37 Et hæc vidua usq. ad annos octoginta quat.
16- 7 Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe octoginta

OCULUS.

Gen. 3- 5 Aperientur oculi vestri : et eritis sicut dii
- 6 Et pulchrum oculis, aspectuque delectabile
- 7 Et aperti sunt oculi amborum
13-10 Elevatis itaque Lot oculis, vidit omnem
-14 Leva oculos tuos, et vide a loco, in quo nunc es
18- 2 Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri
- 3 Domine, si inveni gratiam in oculis tuis
-16 Viri, direxerunt oculos contra Sodomam
20-16 Hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes
21-19 Aperuitque oculos ejus Deus
22- 4 Elevatis oculis, vidit locum procul
-13 Levavit Abraham oculos suos, viditque post tergum
24-63 Cumque elevasset oculos, vidit camelos venientes procul
27- 1 Senuit a. Isaac, et caligaverunt oculi ejus
29-17 Lia lippis erat oculis : Rachel decora facie
30-38 Ut cum venissent greges ad bibendum, ante oculos haberent virgas
31-10 Levavi oculos meos, et vidi in somnis
-40 Fugiebatque somnus ab oculis meis
33- 1 Elevans autem Jacob oculos suos, vidit venientem Esaü
- 5 Levatisque oculis, vidit mulieres et parvulos
-10 Sed si inveni gratiam in oculis tuis, accipe
39- 7 Injecit domina sua oculos suos in Joseph
43-29 Attollens a. Joseph oculos, vidit Benjamin
44-21 Et ponam oculos meos super illum
45-12 En oculi vestri, et oculi fratris mei Benjamin, vident quod os m. loquatur ad vos
46- 4 Joseph quoque ponet manus suas super oculos tuos
48-10 Oculi enim Israël caligabant præ nimia senectute
49-12 Pulchriores sunt oculi ejus vino
Exod. 13- 9 Et erit... quasi monimentum ante oculos t.
-16 Erit igitur... quasi appensum quid, ob recordationem, inter oculos tuos
14-10 Levantes filii Israël oculos, viderunt Ægyptios post se
21- 8 Si displicuerit oculis domini sui cui tradita fuerat, dimittet eam
-24 Oculum pro oculo, dentem pro dente
-26 Si percusserit quispiam oculum servi sui Dimittet eos liberos pro oculo quem eruit
33-13 Et inveniam gratiam ante oculos tuos
Levit. 13-12 Quidquid sub aspectum oculorum cadit
21-20 Si lippus, si albuginem habens in oculo
24-20 Oculum pro oculo, dentem pro dente restituet
26-16 Qui conficiat oculos vestros, et consumat
Num. 11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi Man
-15 Et inveniam gratiam in oculis tuis
15-39 Nec sequantur cogitationes suas et oculos per res varias fornicantes
16-14 An et oculos nostros vis eruere? non venimus
22-31 Protinus aperuit Dominus oculos Balaam
24- 2 Et elevans oculos, vidit Israël in tentoriis
- 3 Dixit homo cujus obturatus est oculus
- 4 Et sic aperiuntur oculi ejus
-15 Dixit homo cujus obturatus est oculus
-16 Videt, qui cadens apertos habet oculos
33-55 Erunt vobis quasi clavi in oculis, et lanceæ
Deut. 3-21 Oculi tui viderunt quæ fecit Dominus Deus
-27 Et oculos tuos circumfer ad Occidentem
4- 3 Oculi vestri viderunt omnia quæ fecit Dom.
- 8 Quam ego proponam hodie ante oculos vestros
- 9 Ne obliviscaris verborum quæ viderunt oculi tui

Deut. 4-19 Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas solem
-34 Quæ fecit pro vobis Dominus Deus vester in Ægypto, videntibus oculis tuis
6- 8 Eruntque et movebuntur inter oculos tuos
7-16 Non parcet eis oculus tuus, nec servies diis
-19 Plagas maximas, quas viderunt oculi tui
10-21 Magnal. et terribilia, quæ viderunt oculi tui
11- 7 Oculi vestri viderunt omnia opera Domini
-12 Et oculi illius in ea sunt a principio anni
-18 In manibus, et inter oculos vestros collocate
13- 8 Nec audias, neque parcat ei oculus tuus
15- 9 Et avertas oculos tuos a paupere fratre tuo
-18 Non avertas ab eis oculos tuos
16-19 Quia munera excæcant oculos sapientum
19-21 Oculum pro oculo, dentem pro dente
21- 7 Et dicent : Manus nostræ non effuderunt sanguinem hunc, nec oculi viderunt
24- 1 Et non invenerit gratiam ante oculos ejus
25- 3 Ne fœde laceratus ante oculos tuos abeat
28-32 Tradantur alteri populo, videntibus oculis
-34 Ad terrorem eorum quæ videbunt oculi tui
-65 Dabit e. tibi Dominus... deficientes oculos
-67 Et propter ea quæ tuis videbis oculis
29- 3 Tentationes magnas, quas viderunt oculi tui
- 4 Et non dedit vobis Dominus cor intelligens et oculos videntes
32-10 Docuit : et custodivit quasi pupillam oculi s.
33-28 Oculus Jacob in terra frumenti et vini
34- 4 Vidisti eam oculis tuis, et non transibis ad illam
- 7 Non caligavit oculus ejus, nec dentes illius*
Josue. 5-13 Levavit oculos, et vidit virum stantem
23-13 Et sudes in oculis vestris, donec vos auferat
24- 7 Viderunt oculi vestri cuncta quæ in Ægypto fecerim
Judic. 6-21 Angelus autem Domini evanuit ex oculis ej.
14- 3 Hanc mihi accipe : quia placuit oculis meis
- 7 Locutus est mulieri quæ placuerat oculis ej.
16-21 Philisthiim, statim eruerunt oculos ejus
19-17 Elevatisq. oculis, vidit senex sedentem hom.
Ruth. 2-10 Ut invenirem gratiam ante oculos tuos
-13 Inveni gratiam apud oculos tuos, domine mi
1 *Reg.* 1-18 Inveniat ancilla tua gratiam in oculis tuis
2-33 Sed ut deficiant oculi tui, et tabescat anima t.
3- 2 Et oculi ejus caligaverant, nec poterat videre
-18 Quod bonum est in oculis suis faciat
4-15 Oculi ej. caligaverant, et videre non poterat
6-13 Et elevantes oculos suos, viderunt arcam
8- 6 Displicuit sermo in oculis Samuelis
11- 2 Ut eruam omnium vestrum oculos dextros
14-27 Et illuminati sunt oculi ejus
-29 Vidistis ipsi quia illuminati sunt oculi mei
-36 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
-40 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
15-17 Nonne cum parvulus esses in oculis tuis
-19 Et fecisti malum in oculis Domini
16-22 Invenit enim gratiam in oculis meis
18- 5 Et acceptus erat in oculis universi populi
- 8 Et displicuit in oculis ej. sermo iste : dixitq.
- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David
-26 Placuit sermo in oculis David, ut fieret gener
20- 3 Quia inveni gratiam in oculis tuis
-29 Si inveni gratiam in oculis tuis, vadam cito
24- 5 Ut facias ei sicut placuerit in oculis tuis
-11 Ecce hodie viderunt oculi tui, quod tradiderit
Sed pepercit tibi oculus meus : dixi enim
25- 8 Inveniant pueri tui gratiam in oculis tuis
26-21 Eo quod pretiosa fuerit anima mea in oculis tuis hodie
-24 Magnificata est anima tua hodie in oculis m
Sic magnificetur anima mea in oculis Dom.
27- 5 Si inveni gratiam in oculis tuis, detur mih
29- 7 Et non offendas oculos satraparum Philisthiim
- 9 Scio quia bonus es tu in oculis meis
2 *Reg.* 6-22 Et ero humilis in oculis meis
12-11 Et tollam uxores tuas in oculis tuis
Et dormiet cum uxoribus tuis in oculis soli
13- 6 Ut faciat in oculis meis duas sorbitiuncula
- 8 Liquefac., in oculis ejus coxit sorbitiuncula
-34 Et elevavit puer speculator oculos suos
14-22 Quia inveni gratiam in oculis tuis, domine
15-25 Si invenero gratiam in oculis Do. reducet m
18-24 Elevans oculos, vidit hominem currentem
22-25 In conspectu oculorum suorum
-28 Oculisque tuis excelsos humiliabis
3 *Reg.* 1-20 In te oculi respiciunt totius Isr. ut indices ei
-48 In solio meo, videntibus oculis meis
8-29 Ut sint oculi tui aperti super domum hanc
-52 Ut sint oculi tui aperti ad deprecationem
9- 3 Et erunt oculi mei et cor meum ibi cuncti diebus
10- 7 Donec ipsa veni, et vidi oculis meis

3 Reg. 14- 4 Quia caligaverant oculi ejus præ senectute
15- 5 Eo quod fecisset David rectum in oculis Do.
20-38 Mutavit aspersione pulveris os et oculos suos
4 Reg. 4-34 Posuitque... et oculos suos super oculos ej.
-35 Et oscitavit puer septies, aperuitque oculos
6-17 Ait : Domine, aperi oculos hujus, ut videat
Et aperuit Dominus oculos pueri, et vidit
-20 Domine, aperi oculos istorum, ut videant
Aperuitq. Dom. oculos eorum, et viderunt
7- 2 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
-19 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
9-30 Depinxit oculos suos stibio, et ornavit caput suum
10-30 Et placebat in oculis meis
19-16 Et audi : aperi, Domine, oculos tuos, et vide
-22 Et elevasti in excelsum oculos tuos
22-20 Ut non videant oculi tui omnia mala
25- 7 Et oculos ejus effodit, vinxitque eum catenis
1 Par. 21-16 Levansque David oculos suos, vidit Angelum
2 Par. 6-20 Ut aperias oculos tuos super domum istam
-40 Aperiantur, quæso, oculi tui, et aures tuæ
7-15 Oculi quoque mei erunt aperti, et aures m.
-16 Et permaneant oculi mei, et cor meum, ibi
9- 6 Donec ipsa venissem, et vidissent oculi mei
16- 9 Oculi e. Do. contemplantur univers. terram
20-12 Ut oculos nostros dirigamus ad te
26- 4 Fecitq. quod erat rectum in oculis Domini
29- 8 Et in sibilum, sicut ipsi cernitis oculis vestr.
34-28 Nec videbunt oculi tui omne malum
36-12 Fecitque malum in oculis Domini Dei sui
1 Esdr. 3-12 Et hoc templum in oculis eorum
5- 5 Oculus a. Dei eorum factus est super senes
9- 8 Et illuminaret oculos nostros Deus noster
2 Esdr. 1- 6 Fiant aures tuæ auscultantes, et oculi tui aperti
Tobiæ. 2-11 Calida stercora inciderent super oculos ejus
3-14 Ad te oculos meos dirigo
5-26 Revertetur ad nos, et oculi tui videbunt ill.
6- 9 Et fel valet ad ungendos oculos
10- 4 Lumen oculorum nostrorum, baculum senectutis nostræ
-11 Et videant oculi mei filios vestros priusquam moriar
11- 8 Statimque lini super oculos ejus ex felle isto piscis
Sciase. quoniam mox aperientur oculi ejus
-13 Tobias de felle piscis linivit oculos patris sui
-14 Et cœpit albugo ex oculis ejus... egredi
-15 Quam apprehendens Tobias traxit ab oculis
14- 3 Quinquaginta namque et sex annorum lumen oculorum amisit
-15 Curam eor. gessit, et ipse clausit oculos eor.
Judith. 2- 6 Non parcet oculus tuus ulli regno
7-14 Cum prosternamur ante oculos eorum in siti
16 Cum viderimus uxores nostras, et infantes nostros, mori ante oculos nostros
9-13 Capiatur laqueo oculorum suorum in me
10- 4 Ut incomparabili decore omnium oculis appareret
-14 Et erat in oculis eorum stupor
-17 Statim captus est in suis oculis Holofernes
12-14 Omne quod erit ante oculos ejus bonum
16-11 Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus
Esth. 2- 4 Quæcumq. inter omnes oculis regis placuerit
-15 Omnium oculis gratiosa et amabilis videbatur
5- 2 Placuit oculis ejus, et extendit contra eam virgam auream
7- 3 Si inveni gratiam in oculis tuis, o rex
8- 5 Et si inveni gratiam in oculis ejus
15- 8 Nitentibus oculis, tristem celabat animum
-10 Ardentibus oculis furorem pectoris indicasset
Job. 2-12 Cumque elevassent procul oculos suos
3-10 Qui portavit me, nec abstulit mala ab oculis meis
4-16 Stetit quidam... imago coram oculis meis
7- 7 Non revertetur oculus meus ut videat bona
- 8 Oculi tui in me, et non subsistam
10- 4 Numquid oculi carnei tibi sunt
-18 Qui utinam consumptus essem ne oculus me videret
11-20 Oculi autem impiorum deficient
13- 1 Ecce omnia hæc vidit oculus meus
14- 3 Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos
15-12 Quasi magna cogitans, attonitos habes oculos
16-10 Hostis meus terribilibus oculis me intuitus est
-21 Ad Deum stillat oculus meus
17- 2 Et in amaritudinibus moratur oculus meus
- 5 Et oculi filiorum ejus deficient
- 7 Caligavit ab indignatione oculus meus
19-15 Et quasi peregrinus fui in oculis eorum

Job. 19-27 Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt
20- 9 Oculus, qui eum viderat, non videbit
21-20 Videbunt oculi ejus interfectionem suam
22-29 Et qui inclinaverit oculos, ipse salvabitur
24-15 Oculus adulteri observat caliginem, dicens : Non me videbit oculus
-23 Oculi autem ejus sunt in viis illius
27-19 Aperiet oculos suos, et nihil inveniet
28- 7 Nec intuitus est eam oculus vulturis
-10 Et omne pretiosum vidit oculus ejus
-21 Abscondita est ab oculis omnium viventium
29-11 Et oculus videns testimonium reddebat mihi
-15 Oculus fui cæco, et pes claudo
31- 1 Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogit.
- 7 Et si secutum est oculos meos cor meum
-16 Et oculos viduæ expectare feci
34-21 Oculi enim ejus super vias hominum
36- 7 Non auferet a justo oculos suos
39-29 Et de longe oculi ejus prospiciunt
40-19 In oculis ejus quasi hamo capiet eum
41- 9 Et oculi ejus, ut palpebræ diluculi
42- 5 Audivi te, nunc autem oculus meus videt te
Psal. 5- 6 Neque permanebunt injusti ante oculos tuos
6- 8 Turbatus est a furore oculus meus
H. 10- 9 Oculi ejus in pauperem respiciunt
L. 10- 5 Oculi ejus in pauperem respiciunt
12- 4 Illumina oculos m. ne unquam obdormiam
13- 3 Non est timor Dei ante oculos eorum
16- 2 Oculi tui videant æquitates
- 8 A resistentibus dexteræ tuæ custodi me, ut pupillam oculi
-11 Oculos suos statuerunt declinare in terram
17-25 Et retribuet mihi Dominus... secundum puritatem manuum mearum in conspectu oculorum ejus
-28 Et oculos superborum humiliabis
18- 9 Præceptum Do. lucidum, illuminans oculos
24-15 Oculi mei semper ad Dominum
25- 3 Quon. misericordia tua ante oculos meos est
30-10 Conturbatus est in ira oculus meus
-23 Projectus sum a facie oculorum tuorum
31- 8 Qua gradieris : firmabo super te oculos meos
32-18 Ecce oculi Domini super metuentes eum
33-16 Oculi Domini super justos : et aures ejus
34-19 Qui oderunt me gratis et annuunt oculis
-21 Dixerunt : Euge, euge, viderunt oculi nostri
35- 2 Non est timor Dei ante oculos ejus
37-11 Et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum
53- 9 Et sup. inimicos meos despexit oculus meus
65- 7 Oculi ejus super gentes respiciunt
68- 4 Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum
-24 Obscurentur oculi eorum ne videant
76- 5 Anticipaverunt vigilias oculi mei
78-10 Innotescat in nationibus coram oculis nostr.
87-10 Oculi mei languerunt præ inopia
89- 4 Quoniam mille anni ante oculos tuos, tanquam dies hesterna, quæ præteriit
90- 8 Verumtamen oculis tuis considerabis ?
91-12 Et despexit oculus meus inimicos meos
93- 9 Aut qui finxit oculum, non considerat
100- 3 Non proponebam ante oculos meos rem injustam
- 5 Superbo oculo, et insatiabili corde
- 6 Oculi mei ad fideles terræ ut sedeant mecum
- 7 Non direxit in conspectu oculorum meorum
113- 5 Oculos habent, et non videbunt
114- 8 Quia eripuit... oculos meos a lacrymis
117-23 Et est mirabile in oculis nostris
118-18 Revela oculos meos : et considerabo mirabilia
-37 Averte oculos meos ne videant vanitatem
-82 Defecerunt oculi mei in eloquium tuum
-123 Oculi mei defecerunt in salutare tuum
-136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei
-148 Prævenerunt oculi mei ad te diluculo
120- 1 Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium
122- 1 Ad te levavi oculos meos, qui habitas in cœlis
- 2 Ecce sicut oculi servorum, in manibus dominorum suorum
Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ : ita oculi nostri ad Dom. Deum nostrum
130- 1 Neque elati sunt oculi mei
131- 4 Si dedero somnum oculis meis
134-16 Oculos habent, et non videbunt
138-16 Imperfectum meum viderunt oculi tui
140- 8 Quia ad te, Domine, Domine, oculi mei
144-15 Oculi omnium in te sperant, Domine
Prov. 1-17 Frustra a. jacitur rete ante oculos pennat.
3-21 Fili mi, ne effluant hæc ab oculis tuis
4-21 Ne recedant ab oculis tuis, custodi ea in med.
-25 Oculi tui recta videant, et palpebræ tuæ

Prov. 6- 4 Ne dederis somnum oculis tuis, nec dormit.
-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur
-17 Oculos sublimes, linguam mendacem
7- 2 Serva... legem m. quasi pupillam oculi tui
10-10 Qui annuit oculo, dabit dolorem
-26 Sicut acetum dentibus, et fumus oculis
12-15 Via stulti recta in oculis ejus
15- 3 Oculi Dom. contemplantur bonos et malos
-30 Lux oculorum lætificat animam
16- 2 Omnes viæ hominis patent oculis ejus
-30 Qui attonitis oculis cogitat prava, mordens
17-24 Oculi stultorum in finibus terræ
20-12 Aurem audientem, et oculum videntem
-13 Aperi oculos tuos, et saturare panibus
21- 4 Exaltatio oculorum est dilatatio cordis
22-12 Oculi Domini custodiunt scientiam
23- 5 Ne erigas oculos tuos ad opes
-26 Et oculi tui vias meas custodiant
-29 Cui sine causa vulnera ? cui suffusio oculorum ?
-33 Oculi tui videbunt extraneas
25- 8 Quæ viderunt oculi tui, ne proferas
27-20 Similiter et oculi hominum insatiabiles
30-13 Generatio, cujus excelsi sunt oculi
-17 Oculum, qui subsannat patrem, et qui despicit
Eccle. 1- 8 Non saturatur oculus visu, nec auris auditu
2-10 Quæ desideraverunt oculi mei, non negavi
-14 Sapientis oculi in capite ejus
4- 8 Non cessat, nec satiantur oculi ejus divitiis
5-10 Nisi quod cernit divitias oculis suis
8-16 Est homo, qui diebus et noctibus somnum non capit oculis
11- 7 Et delectabile est oculis videre solem
- 9 Et ambula... et in intuitu oculorum tuorum
Cant. 1-14 Ecce tu pulchra es, oculi tui columbarum
4- 1 Quam pulchra es ! oculi tui columbarum
- 9 Vulnerasti cor m. in uno oculorum tuorum
5-12 Oculi ejus sicut columbæ sup. rivulos aquar.
6- 4 Averte oculos tuos a me, quia ipsi me avolare fecerunt
7- 4 Oculi tui sicut piscinæ in Hesebon
Sap. 3- 2 Visi sunt oculis insipientium mori
9- 9 Et sciebat quid esset placitum oculis tuis
11-19 Aut horrendas ab oculis scintillas emittentes
15-15 Quibus neq. oculorum usus est ad videndum
Eccli. 3-23 Ea quæ abscondita sunt, videre oculis tuis
4- 1 Et oculos tuos ne transvertas a paupere
- 5 Ab inope ne avertas oculos t. propter iram
10-24 Qui timent Dominum, erunt in oculis illius
11-13 Et oculus Dei respexit illum in bono
-23 Facile est enim in oculis Dei subito honestare pauperem
12-16 In oculis suis lacrymatur inimicus
-18 In oculis suis lacrymatur inimicus
14- 8 Nequam est oculus lividi : et avertens faciem suam
- 9 Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis
-10 Oculus malus ad mala : et non satiabitur
15-20 Oculi Domini ad timentes eum
16- 6 Multa talia vidit oculus meus, et fortiora
-21 Et procellam, quam nec oculus videbit hom.
17- 5 Consilium, et linguam, et oculos, et aures
- 7 Posuit oculum suum super corda illorum
-11 Et magnalia honoris ejus vidit oculus illor.
-13 Viæ illorum... non sunt absconsæ ab oculis ipsius
-16 Et oculi ejus sine intermissione inspicientes
18-18 Et datus indisciplinati tabescere facit oculos
-26 Et hæc omnia citata in oculis Dei
20-14 Oculi enim illius septemplices sunt
-31 Xenia et dona excæcant oculos judicum
22-24 Pungens oculum deducit lacrymas
23- 5 Extollentiam oculorum meorum ne dederis
-27 Non intelligit quon. omnia videt oculus ill.
Timor, et oculi hominum timentes illum
-28 Oculi Domini multo plus lucidiores sunt
26-12 Fornicatio mulieris in extollentia oculorum
-14 Ab omni irreverentia oculorum ejus cave
27- 1 Et qui quærit locupletari, avertit oculum s.
-25 Annuens oculo fabricat iniqua
-26 In conspectu oculorum tuor. conculcabit os
30-21 Videns oculis, et ingemiscens, sicut spado
31-14 Memento quon. malus est oculus nequam
-15 Nequius oculo quid creatum est ?
34-15 Et oculi Dei in diligentes se
-19 Oculi Domini super timentes eum
-20 Illuminans oculos, dans sanitatem et vitam
35-12 Et in bono oculo adinventionem facito manuum tuarum
38-30 Et contra similitudinem vasis oculus ejus
39-24 Et non est quidquam absconditum ab oculis ejus
40-22 Gratiam et speciem desiderabit oculus tuus
43- 4 Et refulgens radiis suis obcæcat oculos

Eccli. 43-20 Pulchritudinem candoris ejus admirabitur oculus
44-27 Invenientes gratiam in oculis omnis carnis
45-14 Opus virtutis, et desideria oculorum ornata
51-35 Videte oculis vestris, quia modicum laboravi
Isai. 1-15 Avertam oculos meos a vobis
-16 Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis
2-11 Oculi sublimes hominis humiliati sunt
3- 8 Ut provocarent oculos majestatis ejus
-16 Et nutibus oculorum ibant, et plaudebant
5-15 Et oculi sublimium deprimentur
-21 Væ qui sapientes estis in oculis vestris
6- 5 Et regem Dominum exercit. vidi oculis meis
-10 Et aures ejus aggrava : et oculos ejus claude Ne forte videat oculis suis
10-12 Et super gloriam altitudinis oculorum ejus
11- 3 Non secundum visionem oculorum judicabit
13-16 Infantes eorum allidentur in oculis eorum
-18 Et super filios non parcet oculus eorum
17- 7 Et oculi ejus ad sanctum Israël respicient
29-10 Quoniam miscuit vobis Dominus spiritum soporis, claudet oculos vestros
-18 De tenebris et caligine oculi cæcor. videbunt
30-20 Erunt oculi tui videntes præceptorem tuum
32- 3 Non caligabunt oculi videntium
33-15 Et claudit oculos suos ne videat malum
-17 Regem in decore suo videbunt oculi ejus
-20 Oculi tui videbunt Jerusalem, habitationem
35- 5 Tunc aperientur oculi cæcorum, et aures surdorum
37-17 Aperi, Domine, oculos tuos, et vide, et audi
-23 Et levasti altitudinem oculorum tuorum
38- 3 Et quod bonum est in oculis tuis fecerim
-14 Attenuati sunt oculi mei, suspicientes in excelsum
40-26 Levate in excelsum oculos vestros, et videte
42- 7 Ut aperires oculos cæcorum, et educeres
43- 8 Educ foras populum cæcum, et oculos habentem
44-18 Obliti enim sunt ne videant oculi eorum
49- 5 Et glorificatus sum in oculis Domini
-16 Descripsi te : muri tui coram oculis meis semper
-18 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
51- 6 Levate in cœlum oculos vestros, et videte
52- 8 Simul laudabunt : quia oculo ad oculum videbunt cum converterit Dominus Sion
-10 Paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium gentium
59-10 Parietem, et quasi absq. oculis attrectavimus
-15 Et malum apparuit in oculis ejus
60- 4 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
64- 4 Oculus non vidit, Deus absque te
65-12 Et faciebatis malum in oculis meis
-16 Et quia absconditæ sunt ab oculis meis
66- 4 Feceruntque malum in oculis meis, et quæ nolui
Jerem. 3- 2 Leva oculos tuos in directum, et vide
4-30 Cum ornata fueris monili aureo, et pinxeris stibio oculos tuos, frustra componeris
5- 3 Domine, oculi tui respiciunt fidem
-21 Qui habentes oculos, non videtis; et aures
7-11 Invocatum est nomen meum in oculis vestris
-30 Quia fecerunt filii Juda malum in oculis meis
9- 1 Quis dabit... oculis meis fontem lacrymarum
-18 Deducant oculi nostri lacrymas, et palpebræ
13-17 Et deducet oculus meus lacrymam
-20 Levate oculos vestros, et videte qui venitis
14- 6 Defecerunt oculi eorum, quia non erat herba
-17 Deducant oculi mei lacrymam per noctem
16- 9 Ecce ego auferam de loco isto in oculis vest.
-17 Quia oculi mei super omnes vias eorum Non fuit occultata iniquitas eor. ab oculis m.
18- 4 Sicut placuerat in oculis ejus ut faceret
-10 Si fecerit malum in oculis meis
19-10 Et conteres lagunculam in oculis virorum
20- 4 Et corruent gladio... et oculi tui videbunt
22-17 Tui vero oculi et cor ad avaritiam
24- 6 Ponam oculos meos super eos ad placandum
26-14 Quod bonum et rectum est in oculis vestris
27- 5 Et dedi eam ei qui placuit in oculis meis
28- 5 In oculis sacerdotum, et in oculis om. populi
29-21 Et percutiet eos in oculis vestris
31-16 Quiescat vox tua a ploratu, et oculi tui a lacrymis
32- 4 Et oculi ejus oculos illius videbunt
-12 In oculis Hanameel patruelis mei, in oculis testium, qui scripti erant in libro emptionis, et in oculis omnium Judæorum
-19 Cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam
-30 Jugiter facientes malum in oculis meis
34- 3 Et oculi tui oculos regis Babylonis videbunt
Jerem. 34-15 Et fecistis quod rectum est in oculis meis
39- 6 Et occidit rex Babylonis filios Sedeciæ in Reblatha, in oculis ejus
- 7 Oculos quoque Sedeciæ eruit : et vinxit eum
-12 Tolle illum, et pone super eum oculos tuos
40- 4 Veni : et ponam oculos meos super te
42- 2 Sicut oculi tui nos intuentur
51-24 Quod fecerunt in Sion, in oculis vestris
52- 2 Et fecit malum in oculis Domini, juxta om.
-10 Et jugulavit rex Babylonis filios Sedeciæ in oculis ejus
-11 Et oculos Sedeciæ eruit, et vinxit eum
Thren. 1-16 Ego plorans, et oculus meus deducens aquas
2-11 Defecerunt præ lacrymis oculi mei
-18 Neque taceat pupilla oculi tui
3-48 Divisiones aquarum deduxit oculus meus
-49 Oculus meus afflictus est, nec tacuit
-51 Oculus meus deprædatus est animam meam
4-17 Defecerunt oculi nostri ad auxilium nostrum
5-17 Ideo contenebrati sunt oculi nostri
Baruc. 1-12 Et illuminet oculos nostros, ut vivamus
-22 Facientes mala ante oculos Dom. Dei nostri
2-17 Aperi oculos tuos, et vide : quia non mortui
-18 Incedit curva et infirma, et oculi deficientes
3-14 Ubi sit lumen oculorum, et pax
6-16 Oculi eorum pleni sunt pulvere a pedibus
Ezech. 1-18 Et totum corpus oculis plenum in circuitu
4-12 Operies illud in oculis eorum
5- 8 Faciam in medio tui judicia in oculis gentium
-11 Non parcet oculus meus, et non miserebor
6- 9 Et oculos eorum fornicantes post idola sua
7- 4 Et non parcet oculus meus super te
- 9 Et non parcet oculus meus, nec miserebor
8- 5 Fili hom., leva oculos t. ad viam Aquilonis Et levavi oculos meos ad viam Aquilonis
-18 Non parcet oculus meus, nec miserebor
9- 5 Non parcat oculus vester, neq. misereamini
-10 Igitur et meus non parcet oculus
10-12 Et pennæ, et circuli, plena erant oculis
12- 2 Qui oculos habent ad videndum, et non vid.
- 5 Ante oculos eorum perfode tibi parietem
-12 Operietur ut non videat oculo terram
16- 5 Non pepercit super te oculus ut faceret tibi
-41 Et facient in te judicia in oculis mulierum
18- 6 Et oculos suos non levaverit ad idola domus
-12 Et ad idola levantem oculos suos
-15 Et oculos suos non levaverit ad idola domus
20- 7 Unusquisque offensiones oculorum suorum abjiciat
- 8 Abominationes oculorum suorum non projecit
-17 Et pepercit oculus meus super eos
-22 De quibus ejeci eos in oculis earum
-24 Et post idola patrum suor. fuissent oculi eor.
-41 Et sanctificabor in vobis in oculis nationum
21-23 Consulens frustra oraculum in oculis eorum
22-26 Et a sabbatis meis averterunt oculos suos
23-16 Insanivit super eos concupiscentia oculorum suorum
-27 Nec levabis oculos tuos ad eos
-40 Te lavisti, et circumlinisti stibio oculos tuos
24-16 Ecce ego tollo a te desiderabile oculorum t.
-21 Et desiderabile oculorum vestrorum
-25 Et desiderium oculorum eorum
33-25 Et oculos vestros levatis ad immunditias v.
36-34 Erat desolata in oculis omnis viatoris
37-20 Erunt autem ligna, super quæ scripseris in manu tua, in oculis eorum
38-16 Cum sanctificatus fuero in te in oculis eor.
-23 Et notus ero in oculis multarum gentium
39-27 Fuero in eis, in oculis gentium plurimarum
40- 4 Fili hom., vide oculis t., et auribus tuis audi
43-11 Et scribes in oculis eorum : ut custodiant omnes descriptiones ejus
44- 5 Fili hominis, pone cor tuum, et vide oculis
Dan. 4-31 Ego Nabuch. oculos meos ad cœlum levavi
7- 8 Et ecce oculi, quasi oculi hominis erant
-20 Et de cornu illo, quod habebat oculos
8- 3 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce aries
- 5 Hircus habebat cornu insigne inter oculos
-21 Et cornu grande, quod erat inter oculos ejus
10- 5 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce vir
- 6 Et oculi ejus ut lampas ardens
13- 9 Et declinaverunt oculos suos ut non viderent
Osee. 2-10 Et nunc revelabo stultitiam ejus in oculis amatorum ejus
13-14 Consolatio abscondita est ab oculis meis
Joel. 1-16 Numquid non coram oculis vestris alimenta perierunt de domo Dei nostri
Amos. 9- 3 Et si celaverint se ab oculis meis in profundo
- 4 Et ponam oculos meos super eos in malum
- 8 Ecce oculi Domini Dei sup. regnum peccans
Jonæ. 2- 5 Abjectus sum a conspectu oculorum tuorum
Mich. 4-11 Lapidetur : et aspiciat in Sion oculus noster
7-10 Oculi mei videbunt in eam
Habac. 1-13 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum
Soph. 3-20 Cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris, dicit Dominus
Aggæi. 2- 4 Quasi non sit in oculis vestris
Zach. 1-18 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce quat.
2- 1 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce vir
- 8 Qui e. tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei
3- 9 Super lapidem unum septem oculi sunt
4-10 Septem isti oculi sunt Dom., qui discurrunt
5- 1 Et conversus sum, et levavi oculos meos
- 5 Leva oculos tuos, et vide quid est hoc
- 6 Hæc est oculus eorum in universa terra
- 9 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce duæ
6- 1 Et conversus sum, et levavi oculos meos
8- 6 Si videbitur difficile in oculis reliquiarum Numquid in oculis meis difficile erit?
9- 1 Quia Domini est oculus hominis, et omnium
- 8 Quia nunc vidi in oculis meis
11-12 Si bonum est in oculis vestris, afferte merc.
-17 Gladius... super oculum dextrum ejus Et oculus dexter ejus tenebrescens obscurabitur
12- 4 Et super domum Juda aperiam oculos meos
14-12 Et oculi ejus contabescent in foraminibus s.
Malac. 1- 5 Et oculi vestri videbunt : et vos dicetis
1 Mac. 1-13 Et bonus visus est sermo in oculis eorum
2-23 Accessit quidam Judæus in omnium oculis sacrificare idolis super aram
4-12 Et elevaverunt alienigenæ oculos suos
5-30 Cum elevassent oculos suos, ecce populus
6-10 Recessit somnus ab oculis meis, et concidi
9-39 Et elevaverunt oculos suos, et viderunt
2 Mac. 3-36 Quæ sub oculis suis viderat opera magni Dei
8-17 Ante oculos habentes contumeliam
12-42 Sub oculis videntes quæ facta sunt pro pecc.
Matth. 5-29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te
-38 Oculum pro oculo, et dentem pro dente
6-22 Lucerna corporis tui est oculus tuus Si oculus tuus fuerit simplex : totum corpus
-23 Si autem oculus tuus fuerit nequam
7- 3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui : et trabem in oculo tuo non vides?
- 4 Dicis fratri tuo : Sine ejiciam festucam de oculo tuo : et ecce trabs est in oculo tuo?
- 5 Ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris
9-29 Tunc tetigit oculos eorum, dicens
-30 Aperti sunt oculi eorum : et comminatus est
13-15 Graviter audierunt, et oculos s. clauserunt Nequando videant oculis, et auribus audiant
-16 Vestri autem beati oculi quia vident
17- 8 Levantes a. oculos suos, neminem viderunt
18- 9 Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum Bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti
20-15 An oculus tuus nequam est, quia ego bonus
-33 Domine, ut aperiantur oculi nostri
-34 Misertus a. eorum Jesus, tetigit oculos eor.
21-42 Et est mirabile in oculis nostris?
26-43 Erant enim oculi eorum gravati
Marc. 7-22 Impudicitiæ, oculus malus, blasphemia
8-18 Oculos habentes non videtis?
-23 Et expuens in oculos ejus impositis manibus
-25 Deinde iter. imposuit manus super oculos
9-46 Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice eum Quam duos oculos habentem mitti in gehennam
12-11 Et est mirabile in oculis nostris?
14-40 Erant enim oculi eorum gravati
Luc. 2-30 Quia viderunt oculi mei salutare tuum
4-20 In synagoga oculi erant intendentes in eum
6-20 Ipse, elevatis oculis in Discipulos suos, dicebat
-41 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem quæ in oculo tuo est, non consideras?
-42 Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo Ipse in oculo tuo trabem non videns Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo : et tunc perspicies ut educas festucam de oculo fratris tui
10-23 Dixit : Beati oculi qui vident quæ vos videtis
11-34 Lucerna corporis tui, est oculus tuus Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus
16-23 Elevans autem oculos suos, cum esset in tormentis
18-13 Stans, nolebat nec oculos ad cœlum levare
19-42 Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis
24-16 Oculi a. illor. tenebantur ne eum agnoscer.
-31 Et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum : et ipse evanuit ex oculis eorum
Joan. 4-35 Levate oculos vestros, et videte regiones
6- 5 Cum sublevasset ergo oculos Jesus, et vidisset
9- 6 Et linivit lutum super oculos ejus

Joan. 9-10 Quomodo aperti sunt tibi oculi?
-11 Jesus lutum fecit : et unxit oculos meos
-14 Lutum fecit Jesus, et aperuit oculos ejus
-15 Lutum mihi posuit super oculos, et lavi
-17 Tu quid dicis de illo qui aperuit oculos tuos?
-21 Aut quis ejus aperuit oculos, nos nescimus
-26 Quid fecit tibi ? Quomodo aperuit tibi oculos?
-30 Vos nescitis unde sit, et aperuit meos oculos
-32 A sæculo non est auditum, quia quis aperuit oculos cæci nati
10-21 Dæmonium potest cæcorum oculos aperire?
11-37 Non poterat hic, qui aperuit oculos cæci
-41 Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit
12-40 Excæcavit oculos eorum, et induravit cor
Ut non videant oculis, et non intelligant
17- 1 Et sublevatis oculis in cœlum, dixit : Pater
Act. 1- 9 Et nubes suscepit eum ab oculis eorum
9- 8 Apertisque oculis nihil videbat
-18 Ceciderunt ab oculis ejus tanquam squamæ
-40 Tabitha, surge. At illa aperuit oculos suos
26-18 Aperire oculos eorum, ut convertantur a tenebris
28-27 Graviter audierunt, et oculos suos compresserunt
Ne forte videant oculis, et auribus audiant
Rom. 3-18 Non est timor Dei ante oculos eorum
11- 8 Oculos ut non videant, et aures ut non aud.
-10 Obscurentur oculi eorum ne videant
1 Cor. 2- 9 Quod oculus non vidit, nec auris audivit
12-16 Quoniam non sum oculus, non sum de corpore
-17 Si totum corpus oculus : ubi auditus?
-21 Non potest autem oculus dicere manui
15-52 In momento, in ictu oculi, in novissima tuba
Galat. 3- 1 Ante quorum oculos Jesus Christus præscriptus est
4-15 Quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis
Ephes. 1-18 Illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis
6- 6 Non ad oculum servientes, quasi hominibus
Colos. 3-22 Non ad oculum servientes, quasi hominibus
Hebr. 4-13 Omnia autem nuda et aperta sunt oculis ej.
1 Petr. 3-12 Quia oculi Domini super justos, et aures ej.
2 Petr. 2-14 Oculos habentes plenos adulterii
1 Joan. 1- 1 Quod audivimus, quod vidimus oculis nost.
2-11 Quia tenebræ obcæcaverunt oculos ejus
-16 Concupiscentia oculorum, et superbia vitæ
Apoc. 1- 7 Ecce venit... et videbit eum omnis oculus
-14 Et oculi ejus tanquam flamma ignis
2-18 Qui habet oculos tanquam flammam ignis
3-18 Et collyrio inunge oculos tuos, ut videas
4- 6 Quatuor animalia plena oculis ante et retro
- 8 Et in circuitu, et intus, plena sunt oculis
5- 6 Habentem cornua septem et oculos septem
7-17 Absterget Deus o. lacrymam ab oculis eor.
9-13 Altaris aurei, quod est ante oculos Dei
19-12 Oculi autem ejus sicut flamma ignis
21- 4 Absterget Deus o. lacrymam ab oculis eor.

ODAIA.

Videtur esse eadem cum Judaïa, quæ legitur in 1 Paral. 4-18; et dicuntur orti ex illa Garmitæ, quorum situs ignoratur, et Esthemoïtæ in tribu Juda.

1 Par. 4-19 Et filii uxoris Odaïæ sororis Naham

ODAIA.

Tres sunt viri cognomines, quorum primus e numero fuit Levitarum qui voce magna clamaverunt ad Dominum, confitentes et enarrantes beneficia Dei coram populo Israelitarumque scelera, pro populo quoque orantes; ac ita cum Domino fœdus novum inierunt. Duo alii, Levitæ, idem fœdus signaverunt.

2 Esdr. 9- 5 Serebia, Odaïa, Sebnia, Phathahia
10-10 Et fratres eorum, Sebenia, Odaïa, Celita
-13 Odaia, Bani, Baninu
-18 Odaïa, Hasum, Besaï

ODARES.

Unus e principibus exercitus Bacchidis, quos Jonathas percussit.

1 Mac. 9-66 Et percussit Odaren et fratres ejus

ODED I.

Qui et Obed, pater Azariæ prophetæ.

2 Par. 15- 1 Azarias a. filius Oded, facto in se Spiritu Dei
- 8 Cum audisset Asa, verba.. Azariæ filii Oded

ODED II.

Propheta Domini, a quo sunt vehementer arguti filii Israel qui ceperant ducenta millia mulierum, puerorum et puellarum de fratribus suis Judæis; dimiserunt autem illos vestitos refectosque.

2 Par. 28- 9 Erat ibi propheta Domini, nomine Oded

ODI.

Gen. 26-27 Quid venistis ad me, hominem quem odistis
27-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob pro benedictione
37- 4 Oderant eum, nec poterant ei quidquam pacifice loqui
Exod. 1-13 Oderantque filios Israël Ægyptii, et afflig.
18-21 In quib. sit veritas, et qui oderint avaritiam
20- 5 In tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me
23- 5 Si videris asinum odientis te jacere sub onere
Levit. 19-17 Non oderis fratrem tuum in corde tuo
26-17 Et subjiciemini his qui oderunt vos
Num. 10-35 Et fugiant qui oderunt te, a facie tua
Deut. 1-27 Dixistis : Odit nos Dom. et idcirco eduxit nos
5- 9 In tertiam et quartam generationem his qui oderunt me
7-10 Et reddens odientibus se statim
9-28 Oderat illos : idcirco eduxit, ut interficeret
16-22 Quæ odit Dominus Deus tuus
22-16 Quam quia odit, (17) imponit ei nomen pess.
24- 3 Et ille quoque oderit eam, dederitque ei libellum repudii
30- 7 Et eos qui oderunt te et persequuntur
32-41 Et his qui oderunt me retribuam
33-11 Et qui oderunt eum, non consurgant
Judic. 11- 7 Nonne vos estis, qui odistis me, et ejecistis
14-16 Querebatur dicens : Odisti me, et non diligis
15- 2 Putavi quod odisses eam, et ideo tradidi
2 Reg. 5- 8 Et abstulisset... claudos odientes animam David
13-15 Ita ut majus esset odium quo oderat eam
-22 Oderat enim Absalom Amnon, eo quod violasset
19- 6 Diligis odientes te, et odio habes diligentes
22-18 Liberavit me... et ab his qui oderant me
-41 Odientes me, et disperdam eos
3 Reg. 22- 8 Odi eum, quia non prophetat mihi bonum
2 Par. 1-11 Neque (*postulasti*) animas eorum qui te oderant
18- 7 Odi eum, quia non prophetat mihi bonum
19- 2 Et his qui oderunt Dom. amicitia jungeris
Tobiæ. 4-16 Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias
Judith. 5-21 Deus enim illorum odit iniquitatem
Esth. 14-15 Et nosti quia oderim gloriam iniquorum
Job. 8-22 Qui oderunt te, induentur confusione
31-29 Si gavisus sum ad ruinam ej. qui me oderat
Psal. 5- 7 Odisti omnes qui operantur iniquitatem
L. 10- 6 Qui autem diligit iniquitatem, odit animam
17-18 Eripuit me... et ab his qui oderunt me
-41 Et odientes me disperdidisti
20- 9 Dextera tua inveniat omnes qui te oderunt
24-19 Et odio iniquo oderunt me
25- 5 Odivi ecclesiam malignantium
30- 7 Odisti observantes vanitates, supervacue
33-22 Et qui oderunt justum delinquent
34-19 Qui oderunt me gratis et annuunt oculis
35- 5 Malitiam autem non odivit
37-20 Et multiplicati sunt qui oderunt me inique
43- 8 Salvasti e. nos...et odientes nos confudisti
-11 Et qui oderunt nos, diripiebant sibi
44- 8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
49-17 Tu vero odisti disciplinam : et projecisti
54-13 Et si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset abscondissem me
67- 2 Et fugiant qui oderunt eum, a facie ejus
68- 5 Multiplicati sunt... qui oderunt me gratis
-15 Libera me ab iis qui oderunt me
73- 4 Et gloriati sunt qui oderunt te
-23 Superbia eorum qui te oderunt, ascendit
82- 3 Et qui oderunt te, extulerunt caput
85-17 Ut videant qui oderunt me, et confundantur
88-24 Et odientes eum in fugam convertam
96-10 Qui diligitis Dominum, odite malum
100- 3 Facientes prævaricationes odivi
104-25 Convertit cor eor. ut odirent populum ejus
105-10 Et salvavit eos de manu odientium
-41 Et dominati sunt eorum qui oderunt eos
118-104 Propterea odivi omnem viam iniquitatis
119- 7 Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus
128- 5 Convertantur retrorsum omnes qui oderunt Sion
138-21 Nonne qui oderunt te, Domine, oderam
-22 Perfecto odio oderam illos
Prov. 1-22 Cupient, et imprudentes odibunt scientiam
6-16 Sex sunt quæ odit Dominus, et septimum
8-13 Timor Domini odit malum
-36 Omnes qui me oderunt, diligunt mortem
9- 8 Noli arguere derisorem, ne oderit te
12- 1 Qui autem odit increpationes, insipiens est
13-24 Qui parcit virgæ, odit filium suum
15-10 Qui increpationes odit, morietur
-27 Qui autem odit munera, vivet
19- 7 Fratres hominis pauperis oderunt eum
25-17 Nequando satiatus oderit te
27- 6 Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis
28-16 Qui autem odit avaritiam, longi fient dies ej.
29-10 Viri sanguinum oderunt simplicem
-24 Qui cum fure participat, odit animam suam
Sap. 11-25 Et nihil odisti eorum quæ fecisti
Nec e. odiens aliquid constituisti, aut fecisti
Eccli. 7-16 Non oderis laboriosa opera, et rusticationem
15-11 Per Deum abest : quæ enim odit ne feceris
-13 Omne execramentum erroris odit Dominus
17-23 Et nimis odito execrationem
19- 5 Et qui odit correptionem, minuetur vita
Qui odit loquacitatem, extinguit malitiam
- 9 Et quasi defendens peccatum odiet te
20- 8 Qui potestatem sibi sumit injuste, odietur
21- 7 Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris
-31 Susurro coinquinabit animam suam, et in omnibus odietur
25- 3 Tres species odivit anima mea, et aggravor
-20 Obductum, et non obductum odientium
27-27 Multa odivi, et non coæquavi ei, et Dominus odiet illum
33- 2 Sapiens non odit mandata et justitias
50-27 Duas gentes odit anima mea : tertia autem non est gens, quam oderim
Isai. 1-14 Et solemnitates vestras odivit anima mea
66- 5 Dixerunt fratres vestri odientes vos, et abjicientes
Jerem. 12- 8 Dedit contra me vocem, ideo odivi eam
44- 4 Mittensque et dicens : Nolite facere verbum abominationis hujuscemodi, quam odivi
Ezech. 16-27 Et dabo te in animas odientium te filiarum
-37 Quos dilexisti, cum universis quos oderas
23-28 Ego tradam te in manus eorum quos odisti
35- 6 Cum sanguinem oderis, sang. persequetur te
Dan. 4-16 Domine mi, somnium his qui te oderunt
Amos. 5-15 Odite malum, et diligite bonum
-21 Odi, et projeci festivitates vestras
6- 8 Detestor ego superbiam Jacob, et domos ejus odi
Zach. 8-17 Omnia e. hæc sunt, quæ odi, dicit Dominus
1 Mac. 11-21 Et abierunt quidam qui oderant gentem s.
Matth. 5-44 Benefacite his qui oderunt vos
Luc. 1-71 Et de manu omnium qui oderunt nos
6-22 Beati eritis cum vos oderint homines
-27 Benefacite his qui oderunt vos
14-26 Si quis venit ad me, et non odit patrem suum
16-13 Aut enim unum odiet, et alterum diliget
19-14 Cives autem ejus oderant eum
Joan. 3-20 Omnis enim qui male agit, odit lucem
7- 7 Non potest mundus odisse vos : me a. odit
12-25 Et qui odit animam suam in hoc mundo
15-18 Si mundus vos odit, scitote quia me priorem
-19 Elegi vos de mundo, propterea odit vos
-23 Qui me odit : et Patrem meum odit
-24 Et oderunt et me, et Patrem meum
Rom. 7-15 Sed quod odi malum, illud facio
12- 9 Odientes malum, adhærentes bono
Tit. 3- 3 Invidia agentes, odibiles, odientes invicem
Hebr. 1- 9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
1 Joan. 2- 9 Qui dicit se in luce esse, et fratrem s. odit
-11 Qui autem odit fratrem suum, in tenebris est
3-13 Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus
-15 Omnis qui odit fratrem suum, homicida est
4-20 Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est
Judæ. -23 Odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam
Apoc. 2- 6 Quia odisti facta Nicolaïtarum, quæ et ego odi
17-16 Hi odient fornicariam, et desolatam facient

ODIA.

Unus e Levitis qui silentium faciebant in populo ad audiendam legem, quam legebat Esdras.

2 Esdr. 8- 7 Odia, Maasia, Celita, Azarias, Jozabed

ODIBILIS, E.

Sap. 12- 4 Quoniam odibilia opera tibi faciebant
Eccli. 7-28 Non projicias illam : et odibili non credas te
9-25 Et temerarius in verbo suo odibilis erit
10- 7 Odibilis coram Deo est et homin. superbia
20- 5 Et est odibilis, qui procax est ad loquendum
-16 Et cras expetit : odibilis est homo hujusmodi
37-23 Qui sophistice loquitur, odibilis est
42- 9 Ne forte... cum viro commorata odibilis fiat

2 *Mac.* 6-19 Mortem magis quam odibilem vitam complectens
Rom. 1-30 Deo odibiles, contumeliosos, superbos
Tit. 3- 3 Invidia agentes, odibiles, odientes invicem
Apoc. 18- 2 Custodia om. volucris immundæ et odibilis

ODIOSUS, A.

Gen. 34-30 Et odiosum fecistis me Chananæis
Deut. 21-15 Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam, et alteram odiosam
Et fuerit filius odiosæ primogenitus
-17 Sed filium odiosæ agnoscet primogenitum
Prov. 14-17 Et vir versutus odiosus est
-20 Etiam proximo suo pauper odiosus erit
30-23 Per odiosam mulierem cum in matrimonio fuerit assump
Eccli. 21-31 Odietur, et qui cum eo manserit, odiosus erit
27-14 Narratio peccantium odiosa, et risus illor.
2 *Mac.* 5- 8 Omnibus odiosus, ut refuga legum
-24 Misit odiosum principem Apollonium

ODIUM.

Gen. 37- 5 Quæ causa majoris odii seminarium fuit
- 8 Invidiæ et odii fomitem ministravit
Num. 35-20 Si per odium quis hominem impulerit
-22 Quod si fortuitu, et absque odio
Deut. 19- 4 Et qui heri et nudiustertius nullum contra eum odium habuisse comprobatur
- 6 Quia nullum...odium prius habuisse monstratur
-11 Si quis autem odio habens proximum suum
22-13 Si duxerit vir uxorem, et postea odio habuerit eam
2 *Reg.* 13-15 Et exosam eam habuit Amnon odio magno
Ita ut majus esset odium quo oderat eam
19- 6 Diligis odient. te, et odio habes diligentes te
3 *Reg.* 11-25 Hoc est malum Adad, et odium contra Israël
Esth. 14-13 Et transfer cor illius in odium hostis nostri
Psal. 24-19 Et odio iniquo oderunt me
35- 3 Ut inveniatur iniquitas ejus ad odium
108- 3 Et sermonibus odii circumdederunt me
- 5 Et posuerunt...odium pro dilectione mea
118-113 Iniquos odio habui: et legem tuam dilexi
-128 Omnem viam iniquam odio habui
-163 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum
138-22 Perfecto odio oderam illos
Prov. 10-12 Odium suscitat rixas: et universa delicta
-18 Abscondunt odium labia mendacia
15-17 Melius est vocari ad olera cum charitate, quam ad vitulum saginatum cum odio
26-26 Qui operit odium fraudulenter, revelabitur
Eccle. 3- 8 Tempus dilectionis, et tempus odii
9- 1 Nescit homo utrum amore an odio dignus sit
- 6 Amor quoque, et odium, et invidiæ simul perierunt
Sap. 14- 9 Similiter autem odio sunt Deo, impius et impietas ejus
-11 Quoniam creaturæ Dei in odium factæ sunt
Eccli. 5-17 Susurratori autem odium, et inimicitia
6- 9 Est amicus qui odium et rixam...denudabit
12- 3 Quoniam et Altissimus odio habet peccatores
- 7 Quoniam et Altissimus odio habet peccatores
31-19 Ne, cum manducas multum, odio habearis
Isai. 60-15 Pro eo quod fuisti derelicta, et odio habita
61- 8 Et odio habens rapinam in holocausto
Ezech. 23-29 Et agent tecum in odio, et tollent o. labores
35-11 Zelum tuum, quem fecisti odio habens eos
Amos. 5-10 Odio habuerunt corripientem in porta
Mich. 3- 2 Qui odio habetis bonum, et diligitis malum
Malac. 1- 3 Esaü autem odio habui?
2-16 Cum odio habueris, dimitte, dicit Dominus
2 *Mac.* 3- 1 Propter Oniæ pontificis pietatem, et animos odio habentes mala
14-39 Volens autem Nicanor manifestare odium
Matth. 5-43 Et odio habebis inimicum tuum
6-24 Aut enim unum odio habebit, et alterum diliget
10-22 Eritis odio omnibus propter nomen meum
24- 9 Eritis odio omnib. gentibus propter nomen
-10 Invicem tradent, et odio habebunt invicem
Marc. 13-13 Et eritis odio omnibus propter nomen m.
Luc. 21-17 Et eritis odio omnibus propter nomen m.
Joan. 15-18 Scitote quia me priorem vobis odio habuit
-25 Quia odio habuerunt me gratis
17-14 Et mundus eos odio habuit
Rom. 9-13 Jacob dilexi, Esaü autem odio habui
Ephes. 5-29 Nemo e. unquam carnem suam odio habuit

ODOIA. *Princeps familiæ in tribu Manasse.*

1 *Par.* 5-24 Odoïa, et Jediel, viri fortissimi et potentes

ODOLLAM.

Hujus speluncæ non infrequens mentio est in Scriptura. Josephus ait fuisse in tribu Juda; tempore Josue constat cognominem civitatem fuisse, ex Josue 12-15, ubi vocatur Odullam; imo et tempore Judæ Machab. 2 Mac. 12-30.

1 *Reg.* 22- 1 Abiit ergo David inde et fugit in speluncam Odollam
2 *Reg.* 23-13 Venerant.. ad David in speluncam Odollam
1 *Par.* 11-15 In qua erat David, ad speluncam Odollam
2 *Par.* 11- 7 Bethsur quoque, et Socho, et Odollam
2 *Esdr.* 11-30 Zanoa, Odollam, et in villis earum, Lachis
Mich. 1-15 Usque ad Odollam veniet gloria Israël
2 *Mac.* 12-38 Judas autem collecto exercitu venit in civitatem Odollam

ODOLLAMITES.

Gen. 38- 1 Divertit ad virum Odollamitem, nomine Hiram
-12 Ipse et Hiras opilio gregis Odollamites
-20 Misit autem Judas hœdum per pastorem suum Odollamitem, ut reciperet pignus

ODOR.

Gen. 8-21 Odoratusque est Dominus odorem suavitatis
27-27 Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni
Exod. 5-21 Quoniam fœtere fecistis odorem nostrum
25- 6 In unguentum, et thymiamata boni odoris
29-18 Odor suavissimus victimæ Domini
-25 Et incendes super altare in holocaustum, odorem suavissimum in conspectu Dom.
-41 Juxta ea quæ diximus, in odorem suavitatis
30-34 Stacten et onycha, galbanum boni odoris
-38 Homo quicumque fecerit simile, ut odore illius perfruatur, peribit
35-28 Ac thymiama odoris suaviss. componendum
Levit. 1- 9 In holocaustum et suavem odorem Domino
-13 In holocaustum et odorem suavissimum
-17 Est et oblatio suavissimi odoris Domino
2- 2 Et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino
- 9 Adolebit super altare in odorem suavitatis
-12 Non imponentur in odorem suavitatis
3- 5 In oblationem suavissimi odoris Domino
-16 In alimoniam ignis et suavissimi odoris
4-31 Adolebit super altare in odorem suavitatis
6-15 In monimentum odoris suavissimi Domino
-21 Offeret a. eam calidam in odorem suaviss.
8-21 Eo quod esset holocaustum suavissimi odoris Domino
-28 Eo quod consecrationis esset oblatio, in odorem suavitatis, sacrificii Domino
17- 6 Et adolebit adipem in odorem suavitatis Do.
23-13 In incensum Domini, odoremque suaviss.
-18 Et erunt... in odorem suavissimum Domino
26-31 Nec recipiam ultra odorem suavissimum
Num. 15- 3 Adolentes odorem suavitatis Domino
- 7 Offeret in odorem suavitatis Domino
-10 In oblationem suavissimi odoris Domino
-24 Holocaustum in odorem suavissimum Dom.
18-17 Et adipes adolebis in suavissimum odorem
28- 2 Panes et incensum odoris suavissimi offerte
- 6 In odorem suavissimum incensi Domini
- 8 Oblationem suavissimi odoris Domino
-13 Holocaust. suavissimi odoris atque incensi
-24 Et in odorem suavissimum Domino
-27 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
29- 2 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
- 8 Offeretisq. holoc. Dom. in odorem suaviss.
-13 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
-36 Offerentes holocaustum in odorem suaviss.
Judic. 15-14 Sicut solent ad odorem ignis lina consumi
16- 9 Cum odorem ignis acceperit
Job. 14- 9 Ad odorem aquæ germinabit, et faciet com.
Prov. 27- 9 Unguento et variis odoribus delectatur cor
Cant. 1- 3 Curremus in odorem unguentorum tuorum
-11 Nardus mea dedit odorem suum
2-13 Vineæ florentes dederunt odorem suum
4-10 Et odor unguentorum tuorum super omnia
-11 Et odor vestimentorum tuorum sicut odor thuris
7- 8 Et odor oris tui sicut malorum
-13 Mandragoræ dederunt odorem
Sap. 11-19 Spirantes, aut fumi odorem proferentes
Eccli. 24-20 Sicut..balsamum aromatizans odorem dedi
Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris
-21 Et quasi balsamum non mixtum odor meus
-23 Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris
35- 8 Et odor suavitatis est in conspectu Altissimi
39-18 Quasi Libanus odorem suavitatis habete
-19 Florete, flores, quasi lilium, et date odorem
45-20 Ipsum elegit ab omni vivente, offerre... incensum, et bonum odorem
49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris facta
50-17 Effudit in fundamento altaris odorem divin.
Isai. 3-24 Et erit pro suavi odore fœtor
Jerem. 48-11 Et odor ejus non est immutatus
Ezech. 16-19 In conspectu eorum in odorem suavitatis
20-28 Et posuerunt ibi odorem suavitatis suæ
-41 In odorem suavitatis suscipiam vos
Dan. 3-94 Et odor ignis non transisset per eos
Osee. 14- 7 Quasi oliva gloria ejus, et odor ej. ut Libani
Amos. 5-21 Et non capiam odorem cœtuum vestrorum
2 *Mac.* 9- 9 Odore etiam illius et fœtore exercitus gravaretur
Joan. 12- 3 Et domus impleta est ex odore unguenti
2 *Cor.* 2-14 Et odorem notitiæ suæ manifestat per nos
-15 Quia Christi bonus odor sumus Deo in iis
-16 Aliis quidem odor mortis in mortem; aliis autem odor vitæ in vitam
Ephes. 5- 2 Et hostiam Deo in odorem suavitatis
Philip. 4-18 Acceptis ab Epaphrodito quæ misistis, odorem suavitatis

ODORAMENTA.

Isai. 39- 2 Ostendit eis cellam aromatum, et argenti, et auri, et odoramentorum, et unguenti
Apoc. 5- 8 Et phialas aureas plenas odoramentorum
18-13 Et odoramentorum, et unguenti, et thuris

ODORATUS.

1 *Cor.* 12-17 Ubi auditus? Si totum auditus, ubi odoratus?

ODORO.

Gen. 8-21 Odoratusq. est Dominus odorem suavitatis
Deut. 4-28 Nec audiunt, nec comedunt, nec odorantur
1 *Reg.* 26-19 Si Dominus incitat te adversum me, odoretur sacrificium
Job. 39-25 Dicit: Vah, procul odoratur bellum
Psal. 113- 6 Nares habent, et non odorabunt
Eccli. 30-19 Nec enim manducabit, nec odorabit

ODOVIA.

Pater Josue et Cedmihel Levitarum.

1 *Esdr.* 2-40 Levitæ: Filii Josuë et Cedmihel filiorum Odoviæ

ODUIA I.

Filius primogenitus Elioenaï filii Naariæ, e stirpe regum Juda.

1 *Par.* 3-24 Filii Elioënaï, Oduïa, et Eliasub, et Pheleïa

ODUIA II.

Pater Mosollam, et inter primos Jerusalem habitatores habitus post reditum a captivitate.

1 *Par.* 9- 7 Salo filius Mosollam, filii Oduïa, filii Asana

ODUIA III. *Idem est ac Odovia.*

2 *Esdr.* 7-44 (*Filii Josuë et Cedmihel filiorum*) Oduïæ

ODULLAM. *Urbs in sorte tribus Judæ.*

Josue. 12-15 Rex Lebna unus, rex Odullam unus

OFFENDICULUM.

Levit. 19-14 Nec coram cæco pones offendiculum
Josue. 23-13 Sed sint vobis in foveam ac laqueum, et offendiculum ex latere vestro
Prov. 4-12 Et currens non habebis offendiculum
15-19 Via justorum absque offendiculo
Eccli. 17-22 Precare ante fac. Do, et minue offendicula
Isai. 57-14 Auferte offendicula de via populi mei
Jerem. 4- 1 Si abstuleris offendicula tua a facie mea
7-30 Posuerunt offendicula sua in domo
Ezech. 3-20 Ponam offendiculum coram eo, ipse morietur
11-21 Quorum cor post offendicula et abominationes suas ambulat
20-30 Et post offendicula eorum vos fornicamini
28-24 Et non erit ultra domui Israël offendiculum
44-12 Et facti sunt domui Israël in offendiculum
Act. 24-16 In hoc et ipse studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum
Rom. 14-13 Ne ponatis offendiculum fratri, vel scandal.
-20 Sed malum est homini, qui per offendiculum manducat
16-17 Qui dissensiones et offendicula... faciunt
1 *Cor.* 8- 9 Videte autem ne forte hæc licentia vestra offendiculum fiat infirmis
9-12 Ne quod offendiculum demus Evangelio

OFFENDO.

Gen. 26-35 Quæ ambæ offenderant animum Isaac et Rebeccæ
Num. 27-14 Quia offendistis me in deserto Sin in contrad.
Deut. 7-25 Neque assumes ex eis tibi quidquam, ne offendas
1 *Reg.* 29- 7 Non offendas oculos satraparum Philisth.
4 *Reg.* 17- 9 Offenderunt filii Israël verbis non rectis Do.
Tobiæ. 11-10 Pater ejus cœpit offendens pedibus currere

Judith. 11- 8 Constat e. Deum nost. sic peccatis offensum
- 9 Et quoniam sciunt se offendisse Deum suum
Psal. 90-12 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
94-10 Quadrag. annis offensus fui generationi illi
Prov. 19- 2 Et qui festinus est pedibus, offendet
Eccli. 13-29 Et si offenderit, subvertent illum
27-29 Qui statuit lapidem proximo, offendet in eo
30-13 Ne in turpitudinem illius offendas
31-20 Et noli nimius esse, ne forte offendas
32-25 In via ruinæ non eas, et non offendes in lapides
Isai. 8-15 Et offendent ex eis plurimi, et cadent
Jerem. 13-16 Antequam offendant pedes vestri ad montes
Baruc. 6-17 Et sicut alicui qui regem offendit, circumseptæ sunt januæ
Zach. 12- 8 Et erit qui offenderit ex eis in die illa
Matth. 4- 6 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
Luc. 4-11 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
Joan. 11- 9 Si quis ambulaverit in die, non offendit
-10 Si autem ambulaverit in nocte, offendit
Rom. 9-32 Offenderunt enim in lapidem offensionis
11-11 Numquid sic offenderunt ut caderent? Absit
14-21 Neque in quo frater tuus offenditur
Jacob. 2-10 Legem servaverit, offendat autem in uno
3- 2 In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit : hic perfectus est vir
1 Petr. 2- 8 Et petra scandali his qui offendunt verbo

OFFENSA.

Philip. 1-10 Ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi

OFFENSIO.

4 Reg. 23-13 Ad dexteram partem montis Offensionis
Et Chamos offensioni Moab, et Melchom
Judith. 5-25 Si vero non est offensio populi hujus coram Deo suo
12- 2 Ne veniat super me offensio
Eccli. 31- 7 Lignum offensionis est aurum sacrificantium
-40 Imprudentis offensio, minorans virtutem
34-20 Deprecatio offensionis, et adjutorium casus
39-29 Sic peccatoribus offensiones in ira ejus
Isai. 8-14 In lapidem autem offensionis, et in petram
Ezech. 5-11 Nisi pro eo quod sanctum meum violasti in omnibus offensionibus tuis
11-18 Et auferent omnes offensiones
20- 7 Unusquisque offensiones oculorum suorum abjiciat
Rom. 9-32 Offenderunt enim in lapidem offensionis
-33 Ecce pono in Sion lapidem offensionis
1 Cor. 10-32 Sine offensione estote Judæis et gentibus
2 Cor. 6- 3 Nemini dantes ullam offensionem
1 Petr. 2- 8 Et lapis offensionis, et petra scandali, his

OFFERO.

Gen. 4- 3 Ut offerret Caïn de fructibus terræ munera Domino
- 4 Abel quoque obtulit de primogenitis gregis
8-20 Obtulit holocausta super altare
22- 2 Atque ibi offeres eum in holocaustum
-13 Quem assumens obtulit holocaustum pro filio
24-53 Fratribus quoque ejus et matri dona obtulit
27-25 Quos cum oblatos comedisset, obtulit ei etiam vinum
28-22 Cunctorumque quæ dederis mihi, decimas offeram tibi
41-14 Totonderunt, ac veste mutata, obtulerunt ei
43-26 Obtuleruntq. ei munera, tenentes in manib.
Exod. 10-25 Dabis nobis, quæ offeramus Do. Deo nostro
18-12 Obtulit ergo Jethro cognatus Moysi holocausta
20-24 Et offeretis super eo holocausta et pacifica
21- 6 Offeret eum dominus diis, et applicabitur
24- 5 Et obtulerunt holocausta, immolaveruntque
25- 2 Ab omni homine qui offeret ultroneus
-29 Cyathos, in quibus offerenda sunt libamina
28-38 Quæ obtulerunt et sanctificaverunt filii Isr.
29- 3 Et posita in canistro offeres
-13 Et offeres incensum super altare
-28 De victimis eor. pacificis quæ offerunt Dom.
-33 Et sanctificentur offerentium manus
-36 Et vitulum pro peccato offeres per sing. dies
-41 Alterum vero agnum offeres ad vesperam
30- 9 Non offeretis super eo thymiama compositionis alterius
-10 In sanguine quod oblatum est pro peccato
-13 Media pars sicli offeretur Domino
-20 Ut offerant in eo thymiama Domino
32- 6 Surgentesque mane, obtulerunt holocausta
34-26 Primitias frugum terræ tuæ offeres in domo
35- 5 Voluntarius et prono animo offerat eas Do.
-21 Obtulerunt mente promptissima atq. devota
-24 Argenti ærisque metalla obtulerunt Domino
-27 Principes vero obtulerunt lapides onychinos
-29 Mulieres mente devota obtulerunt donaria
Exod. 36- 2 Et qui sponte sua obtulerant se ad faciendum opus
- 3 Quotidie mane vota populus offerebat
- 5 Plus offert populus quam necessarium est
- 6 Nec vir nec mulier quidquam offerat ultra
Sicque cessatum est a muneribus offerendis
- 7 Eo quod oblata sufficerent et superabund.
37-16 In quibus offerenda sunt libamina
38-24 Omne aurum...quod oblatum est in donariis
-25 Oblatum est autem ab his qui transierunt
-29 Æris quoque oblata sunt talenta septuaginta
39-32 Et obtulerunt tabernaculum et tectum
-42 Obtulerunt filii Israël, sicut præceperat Do.
40-27 Offerens in eo holocaustum et sacrificia
Levit. 1- 2 Homo qui obtulerit ex vobis hostiam Dom.
De bobus et ovibus offerens victimas
- 3 Masculum immaculatum offeret ad ostium
- 5 Offerent filii Aaron sacerd. sanguinem ejus
-10 Masculum absque macula offeret
-13 Oblata omnia adolebit sacerdos super altare
-15 Offeret eam sacerdos ad altare
2- 1 Anima cum obtulerit oblationem sacrificii
- 4 Cum autem obtuleris sacrificium coctum
- 8 Quam offerens Domino, trades manibus sacerdotis
- 9 Qui cum obtulerit eam, tollet memoriale
-11 Omnis oblatio, quæ offertur Domino
-12 Primitias tantum eorum offeretis ac munera
-13 Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies
In omni oblatione tua offeres sal
-14 Si autem obtuleris munus primarum frugum
3- 1 Et de bobus voluerit offerre, marem sive fœminam, immaculata offeret coram Do.
- 3 Offerent de hostia pacificorum in oblation.
- 6 Sive masculum obtulerit, sive fœminam
- 7 Si agnum obtulerit coram Domino
- 9 Offerent de pacificorum hostia sacrificium
-12 Si capra fuerit ejus oblatio, et obtulerit eam
4- 3 Offeret pro peccato suo vitulum immaculat.
-14 Offeret pro peccato suo vitulum, adducetq.
-23 Offeret hostiam Domino, hircum de capris
-28 Offeret capram immaculatam
-32 Sin autem de pecoribus obtulerit victimam
5- 6 Offerat de gregibus agnam sive capram
- 7 Sin a. non potuerit offerre pecus, offerat duos turtures, vel duos pullos columbar.
- 8 Qui primum offerens pro peccato, retorquebit
-11 Si non quiverit manus ejus duos offerre turtures
Offeret pro peccato suo similæ partem ephi
-12 In monimentum ejus qui obtulerit
-15 Offeret pro delicto suo arietem immaculat.
-16 Qui rogabit pro eo offerens arietem
-18 Offeret arietem immaculatum de gregibus
6- 6 Pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de grege
-14 Quæ offerent filii Aaron coram Domino
-17 Quia pars ejus in Domini offertur incensum
-20 Quam offerre debent Dom. in die unctionis
Decimam partem ephi offerent similæ
-21 Offeret a. eam calidam in odorem suaviss.
-25 In loco ubi offertur holocaustum, immolabitur
-26 Sacerdos qui offert, comedet eam in loco
7- 3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit
- 7 Sicut pro peccato offertur hostia
Ad sacerdot., qui eam obtulerit, pertinebit
- 8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus
- 9 Quidquid... præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur
-11 Hæc est lex hostiæ pacificor. quæ offertur
-12 Offerent panes absque fermento conspersos oleo
-14 Ex quibus unus pro primitiis offeretur Dom.
-16 Si voto vel sponte quispiam obtulerit host.
-18 Irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti
-20 Hostiæ pacificorum, quæ oblata est Dom.
-25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit
-29 Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium
-30 Cumq. ambo oblata Domino consecraverit
-33 Qui obtulerit sanguinem et adipem
-35 In cærem. Dom., die qua obtulit eos Moyses
-38 Ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai
8- 6 Statimque obtulit Aaron et filios ejus
-13 Filios quoq. ejus oblatos vestivit tunicis lineis
-14 Obtulit et vitulum pro peccato
-18 Obtulit et arietem in holocaustum
-22 Obtulit et arietem secundum, in consecrat.
-24 Obtulit et filios Aaron
9- 2 Et offer illos coram Domino
Levit. 9 - 4 Similam conspersam oleo offerentes
- 7 Offer holocaustum, et deprecare pro te
- 9 Cujus sanguinem obtulerunt ei filii sui
-12 Obtuleruntque ei filii sui sanguinem ejus
-13 Cum capite et membris singulis, obtulerunt
-15 Pro peccato populi offerens, mactavit hirc.
-17 Addens in sacrificio libamenta, quæ pariter offeruntur
-18 Obtuleruntque ei filii sui sanguinem
10- 1 Offerentes coram Domino ignem alienum
-14 Pectusculum quoque quod oblatum est
-16 Hircum, qui oblatus fuerat pro peccato
-19 Oblata est hodie victima pro peccato
12- 7 Qui offeret illa coram Dom., et orabit pro ea
- 8 Nec potuerit offerre agnum, sumet duos turtures
14- 4 Ut offerat duos passeres vivos pro se
-12 Tollet agnum, et offeret eum pro delicto
Et oblatis ante Dominum omnibus
-23 Offeretque ea die octavo purificationis suæ
-30 Et turturem sive pullum columbæ offeret
15-29 Et die octavo offeret pro se sacerdoti duos turtures
16- 1 Quando offerentes ignem alienum interfecti
- 3 Vitulum pro peccato offeret, et arietem
- 6 Cumq. obtulerit vitulum, et oraverit pro se
- 9 Cujus exierit sors Domino, offeret illum pro peccato
-11 His rite celebratis, offeret vitulum
-20 Tunc offerat hircum viventem
-24 Et postquam egressus obtulerit holocaustum
-25 Et adipem, qui oblatus est pro peccatis, adolebit
17- 4 Non obtulerit ad ostium tabernaculi oblat.
- 5 Sacerdoti offerre debent filii Israël hostias
- 8 Qui obtulerit holocaustum sive victimam
- 9 Et ad ostium tabernaculi testimonii non adduxerit eam, ut offeratur Domino
19-21 Pro delicto a. suo offeret Domino.. arietem
21- 6 Panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt
- 8 Et panes propositionis offerunt
-17 Qui habuerit maculam, non offeret panes
-21 Non accedet offerre hostias Domino
-22 Vescetur tamen panibus qui offeruntur
22- 2 Et non contaminent nomen sanctificatorum mihi, quæ ipsi offerunt
- 3 Et quæ obtulerunt filii Israël Domino
-15 Nec contaminabunt sanctificata filiorum Israël, quæ offerunt Domino
-18 Qui obtulerit oblationem suam, vel vota solvens, vel sponte offerens, quidquid illud obtulerit in holocaustum Domini
-19 Ut offeratur per vos, masculus immaculatus
-20 Si maculam habuerit, non offeretis
-21 Homo qui obtulerit victimam pacificorum Domino, vel vota solvens, vel sponte offerens
Immaculatum offeret, ut acceptabile sit
-22 Non offeretis ea Domino, nec adolebitis
-23 Bovem et ovem... voluntarie offerre potes
-24 Omne animal... non offeretis Domino
-25 De manu alienigenæ non offeretis panes
-27 Et deinceps offerri poterunt Domino
23- 8 Sed offeretis sacrificium in igne Domino
-13 Libamenta offerentur cum eo, duæ decimæ
-14 Usque ad diem qua offeretis ex ea Deo vestro
-15 In quo obtulistis manipulum primitiarum
-16 Et sic offeretis sacrificium novum Domino
-18 Offeretisque cum panibus septem agnos immaculatos anniculos
-25 Et offeretis holocaustum Domino
-27 Et offeretis holocaustum Domino
-36 Et septem diebus offeretis holocausta Dom.
-37 Offeretisque in eis oblationes Domino
-38 Et quæ offeretis ex voto, vel quæ sponte
25-12 Sed statim oblata comedetis
27-13 Quod si dare voluerit is qui offert, addet
-27 Redimet qui obtulit, juxta æstimationem t.
-29 Omnis consecratio, quæ offertur ab homine
Num. 3- 4 Cum offerrent ignem alienum in consp. Do.
4-16 Incensum, et sacrific. quod semper offertur
5- 8 Excepto ariete, qui offertur pro expiatione
- 9 Omnes quoque primitiæ, quas offerunt filii Israël
-10 Quidquid in sanctuarium offertur a singulis
-15 Offeret oblationem pro illa, decimam part.
-16 Offeret igitur eam sacerdos, et statuet coram
-26 Pugillum sacrificii tollat de eo quod offertur
6-10 In octava autem die offeret duos turtures
-12 Offerens agnum anniculum pro peccato
-14 Et offeret oblationem ejus Domino, agnum
-16 Quæ offeret sacerdos coram Domino
-17 Offerens simul canistrum azymorum
7- 2 Obtulerunt principes Israël et capita famil.
- 3 Unum plaustrum obtulere duo duces

Num. 7- 3 Obtuleruntque ea in conspectu tabernaculi
-10 Obtulerunt duces in dedicationem altaris
-11 Offerant munera in dedicationem altaris
-12 Primo die obtulit oblationem s. Nahasson
-18 Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar
-25 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-31 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-37 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-43 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-49 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-55 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-61 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-67 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-73 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-79 Obtulit acetabulum argenteum appendens
-84 Hæc in dedicatione altaris oblata sunt
-88 Hæc oblata sunt in dedicatione altaris
8-11 Offeret Aaron Levitas, munus in conspectu
-13 Et consecrabis oblatos Domino
9- 7 Ut non valeamus oblationem offerre Dom.
-13 Quia sacrificium Domino non obtulit tempore suo
15- 3 Vota solventes, vel sponte offerentes munera
- 4 Offeret quicumque immolaverit victimam
- 7 Ejusdem mensuræ offeret in odorem suavit.
-14 Eodem ritu offerent sacrificia
-24 Offeret vitulum de armento, holocaustum
-25 Nihilominus offerentes incensum Domino
-27 Offeret capram anniculam pro peccato suo
-33 Obtulerunt eum Moysi et Aaron et universæ multitudini
16-17 Offerentes Domino ducenta quinquaginta thuribula
-35 Interfecit... viros, qui offerebant incensum
-38 Eo quod oblatum sit in eis incensum Dom.
-39 Thuribula ænea, in quibus obtulerant hi quos incendium devoravit
-40 Ad offerendum incensum Domino
-47 Quod cum fecisset Aaron..obtulit thymiama
18- 9 Quæ sanctificantur et oblata sunt Domino
-11 Quas voverint et obtulerint filii Israël
-12 Quidquid offerunt primitiarum Domino
-15 E vulva cunctæ carnis, quam offerunt Dom.
-19 Quas offerunt filii Israël Domino, tibi dedi
-26 Primitias earum offerte Domino
-28 Offerte Domino, et date Aaron sacerdoti
-29 Omnia quæ offeretis ex decimis
-30 Si præclara et meliora quæque obtuleritis
26-61 Cum obtulissent ignem alienum coram Do.
28- 2 Panes et incensum odoris suavissimi offerte
- 3 Hæc sunt sacrificia quæ offerre debetis
- 4 Unum offeretis mane, et alterum ad vesper.
- 6 Holocaustum juge est quod obtulistis in monte Sinaï
- 8 Alterumque agnum similiter offeretis ad vesperam
- 9 Offeretis duos agnos anniculos immaculatos
-11 In calendis a. offeretis holocaustum Dom.
-15 Hircus quoque offeretur Dom. pro peccatis
-19 Offeretisq. incensum holocaustum Domino
-23 Præter holocaustum matutinum, quod semper offeretis
-26 Quando offeretis novas fruges Domino
-27 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
-31 Immaculata offeretis omnia cum libationib.
29- 2 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
- 5 Qui offertur in expiationem populi
- 6 Offeretis in odorem suavissimum incensum
- 8 Offeretisque holocaustum Dom. in odorem
-11 Absque his quæ offerri pro delicto solent
-13 Offeretisq. holocaustum in odorem suaviss.
-17 Offeretis vitulos de armento duodecim
-20 Die tertio offeretis vitulos undecim, arietes
-23 Die quarto offeretis vitulos decem, arietes
-26 Die quinto offeretis vitulos novem, arietes
-29 Die sexto offeretis vitulos octo, arietes duos
-32 Die septimo offeretis vitulos septem
-36 Offerentes holocaustum in odorem suaviss.
-39 Hæc offeretis Domino in solemnitatibus
31-50 Ob hanc causam offerimus in donariis Do.
Deut. 12- 6 Offeretis in loco illo holocausta et victimas
-13 Cave ne offeras holocausta tua in omni loco
-14 In una tribuum tuarum offeres hostias
-15 Integrum et sine macula, quod offerri licet
-17 Omn. quæ voveris, et sponte offerre volueris
-27 Et offeres oblationes tuas carnem et sang.
-31 Offerentes filios et filias, et comburentes igni
16-10 Quam offeres juxta benedictionem Domini
-17 Sed offeret unusquisque secundum quod habuerit
18- 3 A populo, et ab his qui offerunt victimas
20-10 Si quando accesseris ad expugnandam civitatem, offeres ei primum pacem
23-18 Non offeres mercedem prostibuli, nec pret.
26-10 Idcirco nunc offero primitias frugum terræ

Deut. 27- 6 Et offeres super eo holocausta Domino Deo
Josue. 7-17 Quæ cum juxta familias suas esset oblata Illam quoque per domos offerens, reperit
8-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt viventem, et obtulerunt Josuë
-31 Et obtulit super eo holocausta Domino
22-26 Neque ad victimas offerendas
-27 Juris nostri sit offerre et holocausta et vict.
-29 Ad holoc. et sacrificia et victimas offerendas
Judic. 3-17 Obtulitque munera Eglon regi Moab
-18 Cumq. obtulisset ei munera, prosecutus est
5- 2 Qui sponte obtulistis de Israël animas vest.
- 9 Qui propria voluntate obtulistis vos discrimini
-18 Zabulon vero et Nephthali obtulerunt animas suas morti in regione Merome
-25 Et in phiala principum obtulit butyrum
6-18 Portans sacrificium, et offerens tibi
-19 Tulit omnia sub quercu, et obtulit ei
-26 Offeres holocaustum super struem lignorum
11-31 Eum holocaustum offeram Domino
13-16 Si a. vis holocaustum facere, offer illud Do.
-19 Offerens Domino, qui facit mirabilia
20-26 Et obtulerunt ei holocausta, atque pacificas victimas
21- 4 Obtuleruntque ibi holocausta, et pacificas victimas
1 Reg. 1-25 Et obtulerunt puerum Heli
2-29 Et munera mea quæ præcepi ut offerrentur
-36 Oretur pro eo, et offerat nummum argent.
6-15 Viri a. Bethsamitæ obtulerunt holocausta
7- 9 Et obtulit illum holocaustum integrum Do.
-10 Cum Samuël offerret holocaustum
10- 8 Ut offeras oblationem, et immoles victimas
13- 9 Et obtulit holocaustum
-10 Cumque complesset offerens holocaustum
-12 Necessitate compulsus, obtuli holocaustum
15-12 Et Saül offerebat holocaustum Domino
-22 Et auscultare magis quam offerre adipem
-32 Oblatus est ei Agag pinguissimus et tremens
24- 4 Ad caulas ovium, quæ se offerebant vianti
2 Reg. 6-17 Et obtulit David holocausta et pacifica
-18 Cumque complesset offerens holocausta
13-11 Cumq. obtulisset ei cibum, apprehendit eam
17-28 Obtulerunt ei stratoria, et tapetia, et vasa
24-22 Accipiat, et offerat dominus meus rex
-24 Et non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita
-25 Et obtulit holocausta et pacifica
3 Reg. 3- 4 Mille hostias in holocaustum obtulit Salom.
-15 Obtulit holocausta, et fecit victimas pacificas
4-21 Offerentium sibi munera, et servientium ei
9-15 Hæc est summa expensarum, quam obtulit rex Salomon ad ædificandam domum
-25 Offerebat quoque Salomon tribus vicibus
10- 5 Et holocausta quæ offerebat in domo Dom.
-13 Quæ ultro obtulerat ei munere regio
18-29 Venerat tempus quo sacrificium offerri solet
-36 Cumq. jam tempus esset ut offerretur holoc.
4 Reg. 3-20 Mane, quando sacrificium offerri solet
-27 Pro eo, obtulit holocaustum super murum
4- 5 Illi offerebant vasa, et illa infundebat
12- 4 Quæ offertur pro pretio animæ
-18 Et quæ ipse obtulerat: et univers. argentum
16-13 Pacificorum, quæ obtulerat super altare
-15 Super altare majus offer holocaustum mat.
1 Par. 16- 1 Obtulerunt holocausta et pacifica coram Deo
- 2 Cumque complesset David offerens holoc.
-40 Ut offerrent holocausta Dom. super altare
18- 2 Moabitæ servi David, offerentes ei munera
- 6 Ut Syria quoque serviret sibi, et offerret munera
21-24 Et sic offerre Domino holocausta gratuita
-26 Obtulitque holocausta et pacifica
29- 3 Super hæc quæ obtuli in domum Dei mei
- 5 Et si quis sponte offert, impleat manum suam hodie, et offerat quod voluerit Domino
- 9 Quia corde toto offerebant ea Domino
-17 Unde et ego in simplicitate cordis mei lætus obtuli universa hæc
Vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria
-21 Obtulerunt holocausta die sequenti, tauros
2 Par. 1- 6 Et obtulit in eo mille hostias
4- 6 Omnia quæ in holocaustum oblaturi erant
7- 7 Obtulerat e. ibi holocausta et adipes pacific.
8-12 Tunc obtulit Salomon holocausta
-13 Ut per singulos dies offerretur in eo
13-11 Holocausta quoque offerunt Domino
23-18 Ut offerrent holocausta Domino
24-14 Offerebantur holocausta in domo Domini
29- 7 Holocausta non obtulerunt in sanctuario
-21 Obtuleruntque simul tauros septem
Ut offerrent super altare Domini
-27 Jussit Ezechias ut offerrent holocausta super altare

2 Par. 29-27 Cumque offerrentur holocausta, cœperunt
-31 Offerte victimas et laudes in domo Domini
Obtulit ergo universa multitudo hostias
-32 Holocaustorum, quæ obtulit multitudo
30-15 Obtulerunt holocausta in domo Domini
31- 3 Ut de propria ejus substantia offerretur holocaustum
- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël
Omnium, quæ gignit humus, decimas obtulerunt
- 6 Obtulerunt decimas boum et ovium
-10 Cœperunt offerri primitiæ in domo Domini
-14 Præpositus erat iis quæ sponte offerebantur
35- 8 Sponte quod voverant, obtulerunt
-12 Et offerrentur Domino, sicut scriptum est
-16 Et offerrent holocausta super altare Dom.
1 Esdr. 1- 4 Excepto quod voluntarie offerunt templo
- 6 Exceptis his quæ sponte obtulerant
2-68 Sponte obtulerunt in domum Dei
3- 2 Ut offerrent in eo holocautomata
- 3 Obtulerunt super illud holocaustum Dom.
- 5 In quibus ultro offerebatur munus Domino
- 6 Cœperunt offerre holocaustum Domino
6-10 Et offerant oblationes Deo cœli
-17 Et obtulerunt in dedicationem domus Dei
7-15 Consiliatores ejus sponte obtulerunt Deo
-16 Et populus offerre voluerit, et de sacerdotibus quæ sponte obtulerint domui Dei
-17 Offer ea super altare templi Dei vestri
8-25 Quæ obtulerat rex et consiliatores ejus
-28 Aurum quod sponte oblatum est Domino
-35 Obtulerunt holocautomata Deo Israël
10-19 Pro delicto suo arietem de ovibus offerrent
2 Esdr. 10-36 Ut offerrentur in domo Dei nostri
-38 Levitæ offerrent decimam partem decimæ
11- 2 Benedixit... viris qui se sponte obtulerant
Tobiæ. 1- 6 Decimas suas fideliter offerens
8-19 Sacrificium tibi laudis tuæ et suæ sanitatis offerre
12-12 Ego obtuli orationem tuam Domino
Judith. 4-16 Ita ut etiam hi qui offerebant Domino holocausta, præcincti ciliciis, offerrent sacrificia Domino
16-22 Obtulerunt omnes holocausta et vota
-23 Conopeum... obtulit in anathema oblivionis
Job. 1- 5 Consurgensq. diluculo offerebat holocausta
31-37 Et quasi principi offeram eum
42- 8 Ite ad... Job, et offerte holocaustum pro vobis
Psal. 65-15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum: offeram tibi boves cum hircis
67-30 In Jerusalem, tibi offerent reges munera
71-10 Reges Tharsis, et insulæ munera offerent
Prov. 21-27 Abominabiles, quia offeruntur ex scelere
22-26 Et qui vades se offerunt pro debitis
Eccli. 7-11 Et offerente me Deo altissimo munera mea suscipiet
-35 Et sacrificium sanctificationis offeres Dom.
14-11 Benefac tecum, et Deo dignas oblationes offer
34-24 Qui offert sacrificium ex substantia pauper.
35- 4 Retribuet gratiam, qui offert similaginem
Et qui facit misericordiam, offert sacrificium
-14 Noli offerre munera prava, non e. suscipiet
45-20 Ipsum elegit... offerre sacrificium Deo
47- 7 In offerendo illi coronam gloriæ
Isai. 1-13 Ne offeratis ultra sacrificium frustra
43-23 Non obtulisti mihi arietem holocausti tui
53- 7 Oblatus est quia ipse voluit
57- 6 Ipsis effudisti libamen, obtulisti sacrificium
60- 7 Offerentur super placabili altari meo
66- 3 Qui offert oblationem, quasi qui sanguinem suillum offerat
Jerem. 14-12 Et si obtulerint holocautomata et victimas
33-18 Qui offerat holocautomata, et incendat sacrificium
41- 5 Ut offerrent in domo Domini
48-35 Et auferam de Moab, ait Dominus, offerentem in excelsis, et sacrificantem diis ejus
Baruc. 1-10 Et offerte pro peccato ad aram Domini Dei
6-40 Offerunt illud ad Bel, postulantes ab eo loqui
Ezech. 20-26 Cum offerrent omne quod aperit vulvam
23-37 Insuper et filios suos, quos genuerunt mihi, obtulerunt eis ad devorandum
43-18 Ut offeratur super illud holocaustum
-19 Ut offerant mihi vitulum de armento pro peccato
-21 Et tolles vitulum, qui oblatus fuerit pro peccato
-22 Et in die secunda offeres hircum caprarum
-23 Offeres vitulum de armento immaculatum

Ezech. 43-24 Et offeres eos in conspectu Domini
Et offerent eos holocaustum Domino
-25 Et vitulum de armento, et arietem de pecoribus, immaculatos offerent
-27 Holocausta vestra, et quæ pro pace offerunt
44- 7 Offertis panes meos, adipem, et sanguinem
-15 Ut offerant mihi adipem et sanguinem
-27 Offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus
-30 Omnia libamenta ex omnibus quæ offeruntur
46- 4 Holocaustum a. hoc offeret princeps Dom.
Dan. 7-13 Et in conspectu ejus obtulerunt eum
Osee. 8-13 Hostias offerent, immolabunt carnes, et comedent
Amos. 5-22 Quod si obtuleritis mihi holocautomata
-25 Numquid host. et sacrificium obtulistis mihi
Mich. 6- 6 Quid dignum offeram Domino?
Numquid offeram ei holocautomata et vitulos
Aggæi. 2-15 Et omnia quæ obtulerunt ibi, contaminata erunt
Malac. 1- 7 Offertis super altare meum panem pollutum
- 8 Si offeratis cæcum ad immolandum
Et si offeratis claudum et languidum
Offer illud duci tuo, si placuerit ei
-11 Et offertur nomini meo oblatio munda
2-12 Et offerentem munus Domino exercituum
3- 3 Erunt Dom. offerentes sacrificia in justitia
1 Mac. 4-53 Et obtulerunt sacrificium secundum legem
-56 Et obtulerunt holocausta cum lætitia, et sacrificium
5-54 Lætitia et gaudio, et obtulerunt holocausta
7-33 Holocautomata quæ offerebantur pro rege
12-11 In sacrificiis quæ offerimus, et in observationibus
2 Mac. 1- 8 Et obtulimus sacrificium et similaginem
-18 Ædificato templo et altari obtulit sacrificia
2- 9 Obtulit sacrificium dedicationis et consummationis templi
3-32 Obtulit pro salute viri hostiam salutarem
-35 Heliodorus autem, hostia Deo oblata
10- 3 Sacrificia obtulerunt post biennium
12-43 Misit Jerosolymam offerri pro peccatis
13-23 Et reconciliatus obtulit sacrificium
14- 4 Offerens ei coronam auream et palmam
-31 Et sacerdotibus solitas hostias offerentibus
Matth. 2-11 Apertis thesauris suis obtulerunt ei munera
4-24 Et obtulerunt ei omnes male habentes
5-23 Si ergo offers munus tuum ad altare
-24 Et tunc veniens offeres munus tuum
8- 4 Et offer munus quod præcepit Moyses
-16 Obtulerunt ei multos dæmonia habentes
9- 2 Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem
-32 Ecce obtulerunt ei hominem mutum
12-22 Tunc oblatus est ei dæmonium habens
14-35 Et obtulerunt ei omnes male habentes
17-15 Et obtuli eum Discipulis tuis, et non potuerunt curare eum
18-24 Oblatus est ei unus, qui debebat ei decem
19-13 Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret, et oraret
22-19 At illi obtulerunt ei denarium
25-20 Obtulit alia quinque talenta, dicens: Dom.
Marc. 1-44 Et offer pro emundatione tua, quæ præcepit
2- 4 Cum non possent offerre eum illi præ turba
10-13 Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos
Discipuli a. comminabantur offerentibus
Luc. 5-14 Offer pro emundatione tua, sicut præcepit
23-14 Dixit ad illos: Obtulistis mihi hunc homin.
-36 Milites accedentes, et acetum offerentes ei
24-42 At illi obtulerunt ei partem piscis assi
Joan. 19-29 Hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ej.
Act. 7-41 Et obtulerunt hostiam simulacro, et lætabantur
-42 Numquid victimas et hostias obtulistis mihi
8-18 Daretur Spiritus sanctus, obtulit eis pecun.
16-20 Et offerentes eos magistratibus, dixerunt
21-26 Donec offerretur pro unoq. eorum oblatio
Hebr. 5- 1 Ut offerat dona et sacrificia pro peccatis
- 3 Ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis
- 7 Cum clamore valido et lacrymis offerens
7-27 Prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi: hoc enim fecit semel, se ipsum offerendo
8- 3 Omnis enim pontifex ad offerendum munera
Unde necesse est et hunc habere aliquid quod offerat
- 4 Cum essent qui offerrent secundum legem munera
9- 7 Non sine sanguine, quem offert pro sua et populi ignorantia
- 9 Juxta quam munera et hostiæ offeruntur
-14 Semetipsum obtulit immaculatum Deo
-25 Neque ut sæpe offerat semetipsum
Hebr. 9-28 Sic et Christus semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata
10- 1 Eisdem ipsis hostiis, quas offerunt indesinenter
- 2 Alioquin cessassent offerri
- 8 Quæ secundum legem offeruntur
-11 Ministrans, et easdem sæpe offerens hostias
-12 Hic a. unam pro peccatis offerens hostiam
11- 4 Fide plurimam hostiam Abel, quam Cain, obtulit Deo
-17 Fide obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur, et unigenitum offerebat
12- 7 Tanquam filiis vobis offert se Deus
13-15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis
Jacob. 2-21 Offerens Isaac filium suum super altare
1 Petr. 1-13 Sperate in eam, quæ offertur vobis, gratiam
2- 5 Offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo
3-18 Ut nos offerret Deo, mortificatus quidem carne

OFFICIUM.

Gen. 23- 3 Cumque surrexisset ab officio funeris
40-13 Dabisque ei calicem juxta officium tuum
41-13 Ego enim redditus sum officio meo
Exod. 28-35 Et vestietur ea Aaron in officio ministerii
31-10 Ut fungantur officio suo in sacris
Num. 2-17 Per officia Levitarum et turmas eorum
4-24 Hoc est officium familiæ Gersonitarum
-30 Qui ingrediuntur ad officium ministerii sui
-33 Hoc est officium familiæ Meraritarum
-49 Unumquemque juxta officium et onera sua
7- 8 Filiis Merari, secundum officia et cultum s.
8-22 Ut purificati ingrederentur ad officia sua
18- 8 Tradidi tibi et filiis tuis pro officio sacerd.
Deut. 20- 6 Et alius homo ejus fungatur officio
Ruth. 4-16 Et nutricis ac gerulæ fungebatur officio
1 Reg. 2-13 Neque officium sacerdotum ad populum
3 Reg. 14-28 Portabant ea qui præeundi habebant officium
1 Par. 23-26 Nec erit officii Levitarum ut ultra portent
25- 1 Dedicato sibi officio servientes
2 Par. 7- 6 Sacerdotes autem stabant in officiis suis
8-14 Officia sacerdotum in ministeriis suis
9- 4 Officia ministrorum ejus, et vestimenta cor.
19-11 Quæ ad regis officium pertinent
26-18 Non est tui officii, Ozia, ut adoleas incensum
29-28 Et ii qui tenebant tubas, erant in officio suo
30-21 Per organa quæ suo officio congruebant
31- 2 Unumquemque in officio proprio
35- 2 Et constituit sacerdotes in officiis suis
-10 Et steterunt sacerdotes in officio suo
2 Esdr. 12- 9 Et fratres eorum unusquisque in officio suo
Esth. 16- 5 Qui credita sibi officia diligenter observant
2 Mac. 4-14 Ita ut sacerdotes jam non circa altaris officia dediti essent, sed contempto templo
Luc. 1-23 Ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in dom.
2 Cor. 9-12 Quoniam ministerium hujus officii non solum supplet ea quæ desunt sanctis
Hebr. 9- 6 Sacerdotes sacrificiorum officia consummantes

OG.

Anno mundi 2583, ante J. Ch. 1471. Rex Basan, de stirpe gigantum, cujus monstrabatur lectus ferreus, novem cubitos habens longitudinis et quatuor latitudinis. Postquam Moyses interfecisset Sehon regem Amorrhæorum, Og tentavit resistere illi jam terram Chanaan ingredienti, et cum omni populo suo pugnaturus in Edraï Israelitis occurrit, qui eum percusserunt, simul et filios, cunctumque ejus populum, usque ad internecionem, et possederunt terram illius, quæ data est dimidiæ tribui Manasse et tribui Gad.

Num. 21-33 Et occurrit eis Og rex Basan cum o. populo
32-33 Et regnum Og regis Basan, et terram eorum
Deut. 1- 4 Et Og regem Basan, qui mansit in Astaroth
3- 1 Egressusque est Og rex Basan in occursum
- 3 Tradidit ergo Dominus... Og regem Basan
- 4 Omnem regionem Argob regni Og in Basan
-10 Civitates regni Og in Basan
-11 Solus quippe Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum
-13 Omnem Basan regni Og tradidi mediæ tribui Manasse
4-47 Possederunt... terram Og regis Basan
29- 7 Egressusq. est Sehon... et Og rex Basan
31- 4 Facietq. Dominus eis sicut fecit Sehon et Og
Josue. 2-10 Sehon et Og, quos interfecistis
9-10 Sehon regi Hesebon, et Og regi Basan
12- 4 Terminus Og regis Basan, de reliquiis Raphaïm
13-12 Omne regnum Og in Basan, qui regnavit
-30 Univ. Basan, et cuncta regna Og regis Basan
-31 Astaroth et Edraï, urbes regni Og in Basan
3 Reg. 4-19 In terra Sehon regis Amorr. et Og regis Basan
2 Esdr. 9-22 Et possederunt... terram Og regis Basan
Psal. 134-11 Sehon regem Amorr. et Og regem Basan
135-20 Et Og regem Basan (*occidit Dominus*)

OHAM.

Rex Hebron quem convocavit Adonisedec rex Jerusalem una cum quatuor aliis regibus ut expugnarent Gabaon, quod transfugisset ad Josue et ad filios Israel. Quinque istos reges interfecit Josue atque suspendit super quinque stipites.

Josue. 10- 3 Misit ergo Adonisedec.... ad Oham regem

OHOL.

Filius quartus Zorobabel filii Phadaïa.

1 Par. 3-20 Hasaban quoque, et Ohol, et Barachian

OHOLAI.

Filius Sesan filii Jesi filii Apphaïm.

1 Par. 2-31 Porro Sesan genuit Oholaï

OHOLI.

Pater Zabad, viri fortissimi in exercitu David.

1 Par. 11-41 Urias Hethæus, Zabad filius Oholi

OLEA.

Isaï. 17- 6 Sicut excussio oleæ duarum vel trium olivarum
24-13 Quomodo si paucæ olivæ, quæ remanserunt, excutiantur ex olea

OLEASTER.

Rom. 11-17 Tu a. cum oleaster esses, insertus es in illis
-24 Nam si tu ex naturali excisus es oleastro

OLEATUS.

Num. 11- 8 Faciens ex eo tortulas saporis quasi panis oleati

OLENS.

Jerem. 6-20 Calamum suave olentem de terra longinqua

OLEUM.

Gen. 28-18 Et erexit in titulum, fundens oleum desuper
35-14 Libans super eum libamina, et effundens oleum
Exod. 25- 6 Oleum ad luminaria concinnanda: aromata
27-20 Præcipe filiis Israël ut afferant tibi oleum
29- 2 Crustulam absq. fermento, quæ conspersa sit oleo, lagana quoque azyma oleo lita
- 7 Et oleum unctionis fundes super caput ejus
-21 De oleo unctionis, asperges Aaron et vestes
-23 Tortamque panis unius, crustulam conspersam oleo
-40 Decim. partem similæ conspersæ oleo tuso
30-24 Olei de olivetis mensuram hin
-25 Faciesq. unctionis oleum sanctum, unguent.
-31 Hoc oleum unctionis sanctum erit mihi
31-11 Oleum unctionis, et thymiama aromatum
35- 8 Et oleum ad luminaria concinnanda
-14 Et oleum ad nutrimenta ignium
-15 Oleum unctionis et thymiama ex aromatib.
-28 Aromataque et oleum ad luminaria concinnanda
37-29 Composuit et oleum ad sanctificationis unguentum
39-36 Lucernas et utensilia earum cum oleo
40- 9 Et assumpto unctionis oleo, unges tabernac.
-11 Omnia unctionis oleo consecrabis
Levit. 2- 1 Fundetque super eam oleum, et ponet thus
- 2 Unus tollet pugillum plenum similæ et olei
- 4 Panes scilicet absque fermento, conspersos oleo, et lagana azyma oleo lita
- 5 Similæ conspersæ oleo et absque fermento
- 7 Æque simila oleo conspergetur
-15 Fundens supra oleum, et thus imponens
5-11 Non mittet in eam oleum, nec thuris aliquid
6-15 Tollet sacerdos pugillum similæ, quæ conspersa est oleo, et totum thus
-21 Quæ in sartagine oleo conspersa frigetur
7-10 Sive oleo conspersa, sive arida fuerint
-12 Offerent panes absque fermento, conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo
Et collyridas olei admixtione conspersas
8- 2 Tolle... vestes eorum, et unctionis oleum
-10 Tulit et unctionis oleum, quo linivit tabern.
-11 Labrumque cum basi sua sanctificavit oleo
-26 Tollens a... et collyridam conspersam oleo
9- 4 Similam conspersam oleo offerentes
10- 7 Oleum quippe sanctæ unctionis est super vos
14-10 Tres decimas similæ in sacrific., quæ conspersa sit oleo, et seorsum olei sextarium
-12 Offeret eum pro delicto, oleique sextarium

Levit. 14-15 Et de olei sextario mittet in manum suam
-17 Quod autem reliquum est olei in læva manu, fundet
-21 Decimamq. partem similæ conspersæ oleo in sacrificium, et olei sextarium
-24 Suscipiens agnum pro delicto et sextar. olei
-26 Olei vero partem mittet in manum suam
-29 Reliquam a. partem olei..mittet super caput
21-10 Super cujus caput fusum est unctionis oleum
-12 Oleum sanctæ unctionis Dei super eum est
23-13 Duæ dec. similæ conspersæ oleo in incens.
24- 2 Ut afferant tibi oleum de olivis purissimum
Num. 4- 9 Et emunctoriis et cunctis vasis olei
-16 Filius Aaron sacerdotis, ad cujus curam pertinet oleum ad concinnandas lucernas
Et oleum unctionis, et quidquid ad cultum
5-15 Non fundet super eam oleum, nec imponet thus
6-15 Canistrum quoque panum azymorum qui conspersi sunt oleo
Et lagana absque fermento uncta oleo
7-13 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-19 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-25 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-31 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-37 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-43 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-49 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-55 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-61 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-67 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-73 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-79 Utrumque plenum simila oleo conspersa
8- 8 Libamentum ejus similam oleo conspersam
15- 4 Offeret... sacrificium similæ, decimam partem ephi, conspersæ oleo
- 6 Quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin
- 9 Dabis... similæ tres decimas conspersæ oleo
18-12 Omnem medullam olei et vini... tibi dedi
28- 5 Quæ conspersa sit oleo purissimo
- 9 Et duas decimas similæ oleo conspersæ
-12 Et duas decimas similæ oleo conspersæ
-13 Decimam decimæ similæ ex oleo in sacrificio
-20 Et sacrificia singulorum ex simila quæ conspersa sit oleo, tres decimas per singulos
-28 Similæ oleo conspersæ tres decimas per sing.
29- 3 Similæ oleo conspersæ tres decimas per sing.
- 9 Similæ oleo conspersæ tres decimas per sing.
-14 Similæ oleo conspersæ tres decimas per vitulos singulos
35-25 Manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur
Deut. 7-13 Benedicetque... frumento tuo, atque vindemiæ, oleo
8- 8 Et oliveta nascuntur : terram olei ac mellis
11-14 Ut colligatis frumentum et vinum et oleum
12-17 Non poteris comedere in oppidis tuis decimam frumenti, et vini, et olei tui
14-23 Decimam frumenti tui, et vini, et olei
18- 4 Primitias frumenti, vini, et olei, et lanarum
28-40 Olivas habebis... et non ungeris oleo
-51 Et non relinquat tibi tritic., vinum, et oleum
32-13 Ut sugeret mel de petra, oleumque de saxo
33-24 Et tingat in oleo pedem suum
1 Reg. 10- 1 Tulit a. Samuël lenticulam olei, et effudit
16- 1 Imple cornu tuum oleo, et veni, ut mittam te
-13 Tulit ergo Samuël cornu olei, et unxit eum
2 Reg. 1-21 Clypeus Saül, quasi non esset unctus oleo
6-19 Et (*partitus est*) similam frixam oleo
14- 2 Et induere veste lugubri, et ne ungaris oleo
3 Reg. 1-39 Sumpsitq. Sadoc sacerdos cornu olei de tab.
5-11 Salomon autem præbebat Hiram... et viginti coros purissimi olei
17-12 Farinæ in hydria, et paulul. olei in lecytho
-14 Nec lecythus olei minuetur, usque ad diem
-16 Et lecythus olei non est imminutus
4 Reg. 4- 2 Non habeo... nisi parum olei, quo ungar
- 6 Respondit : Non habeo. Stetitque oleum
- 7 Vade, inquit, vende oleum, et redde creditori tuo
9- 1 Et tolle lenticulam olei hanc in manu tua
- 3 Tenensque lenticulam olei, fundes super caput ejus
- 6 At ille fudit oleum super caput ejus, et ait
18-32 Donec veniam, et transferam vos in... terram olivarum, et olei ac mellis
1 Par. 9-29 Præerant similæ, et vino, et oleo, et thuri
12-40 Oleum, boves, arietes, ad omnem copiam
16- 3 Et divisit universis... et frixam oleo similam
27-28 Super apothecas autem olei, Joas
2 Par. 2-10 Millia metretas, olei quoq. sata viginti millia
-15 Triticum ergo, et hord., et oleum, et vinum
11-11 Ciborumque horrea, hoc est, olei, et vini
31- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël frumenti, vini, et olei, mellis quoque
2 Par. 32-28 Apothecas quoque frumenti, vini, et olei
1 Esdr. 3- 7 Cibum quoque, et potum, et oleum, Sidoniis
6- 9 Frument., sal, vinum, et oleum.. detur eis
7-22 Et usque ad batos olei centum
2 Esdr. 5-11 Quin potius et centesimam pecuniæ, frumenti, vini, et olei... date pro illis
10-37 Et poma omnis ligni, vindemiæ quoque et olei, afferremus sacerdotibus
-39 Deportabunt filii Israël et filii Levi primitias frumenti, vini, et olei
13-12 Apportabat decimam frumenti, vini, et olei
Judith. 10- 5 Imposuit itaque abræ suæ... et vas olei
11-12 In frumento, vino, et oleo, hæc cogitaverunt impendere
Esth. 2-12 Ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino
Job. 29- 6 Quando... et petra fundebat mihi rivos olei
Psal. 4- 8 A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt
22- 5 Impinguasti in oleo caput meum
44- 8 Propterea unxit te Deus Deus tuus oleo lætitiæ
54-22 Molliti sunt sermones ejus super oleum
88-21 Oleo sancto meo unxi eum
103-15 Ut exhilaret faciem in oleo
108-18 Et intravit... sicut oleum in ossibus ejus
-24 Et caro mea immutata est propter oleum
140- 5 Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum
Prov. 5- 3 Et nitidius oleo guttur ejus
21-20 Desiderabilis, et oleum in habitaculo justi
27-16 Et oleum dexteræ suæ vocabit
Eccle. 9- 8 Et oleum de capite tuo non deficiat
Cant. 1- 2 Oleum effusum nomen tuum
Eccli. 39-31 Et mel, et botrus uvæ, et oleum, et vestim.
45-18 Complevit Moyses manus ejus, et unxit illum oleo sancto
Isai. 1- 6 Nec curata medicamine, neque fota oleo
5- 1 Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei
10-27 Et computrescet jugum a facie olei
61- 3 Et darem eis... oleum gaudii pro luctu
Jerem. 31-12 Et confluent ad bona Domini super frumento, et vino, et oleo, et fœtu pecorum
40-10 Colligite vindemiam, et messem, et oleum
41- 8 Quia habemus thesauros... et olei et mellis
Ezech. 16- 9 Emundavi sanguinem tuum ex te : et unxi te oleo
-13 Similam, et mel, et oleum comedisti
-18 Oleum meum et thymiama meum posuisti
-19 Oleum et mel, quibus enutrivi te, posuisti
27-17 Mel, et oleum, et resinam proposuerunt
32-14 Et flumina eorum quasi oleum adducam
45-14 Mensura quoque olei, batus olei, decima pars cori est
-24 Et olei hin per singula ephi
-25 Tam pro peccato quam pro holocausto, et in sacrificio, et in oleo
46- 5 Et olei hin per singula ephi
- 7 Et olei hin per singula ephi
-11 Et olei hin per singula ephi
-14 De oleo tertiam partem hin, ut misceatur
-15 Faciet agnum, et sacrific. et oleum cata mane
Dan. 13-17 Afferte mihi oleum et smigmata
Osee. 2- 5 Qui dant panes mihi... oleum meum, et potum meum
- 8 Ego dedi ei frumentum, et vinum, et oleum
-22 Et terra exaudiet triticum, et vinum, et oleum
12- 1 Et oleum in Ægyptum ferebat
Joel. 1-10 Confusum est vinum, elanguit oleum
2-19 Mittam vobis frument., et vinum, et oleum
-24 Et redundabunt torcularia vino et oleo
Mich. 6-15 Tu calcabis olivam, et non ungeris oleo
Aggæi. 1-11 Et super vinum, et super oleum
2-13 Aut pulmentum, aut vinum, aut oleum
Zach. 4-14 Et dixit : Isti sunt duo filii olei, qui assistunt
Matth. 25- 3 Acceptis lampad., non sumpserunt oleum
- 4 Prudentes vero acceperunt oleum in vasis s.
- 8 Sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo vestro
Marc. 6-13 Et ungebant oleo multos ægros, et sanabant
Luc. 7-46 Oleo caput meum non unxisti
10-34 Alligavit vulnera ejus, infundens oleum et vinum
16- 6 At ille dixit : Centum cados olei
Hebr. 1- 9 Unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis
Jacob. 5-14 Ungentes eum oleo in nomine Domini
Apoc. 6- 6 Et vinum et oleum ne læseris
18-13 Unguenti, et thuris, et vini, et olei, et similæ

OLFACTORIOLUM.

Isai. 3-20 Et murenulas, et olfactoriola, et inaures

OLIM.

Gen. 26-18 Quos, illo mortuo, olim obstruxerant Phil.
Deut. 2-20 Et in ipsa olim habitaverunt gigantes
1 Reg. 9- 9 Olim in Israël sic loquebatur unusquisque
Qui enim Propheta dicitur hodie, vocabatur olim Videns
Sap. 12-27 Quem olim negabant se nosse, verum Deum
Isai. 2- 6 Quia repleti sunt ut olim, et augures habuer.
37-26 Numquid non audisti quæ olim fecerim ei ?
Jerem. 20- 8 Quia jam olim loquor, vociferans iniquitat.
Matth. 11-21 Olim in cilicio et cinere pœnitent. egissent
Luc. 10-13 Olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent
2 Cor. 12-19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos ?
Hebr. 1- 1 Multisq. modis olim Deus loquens patribus
2 Petr. 2- 3 Quibus judicium jam olim non cessat
Judæ. - 4 Qui olim præscripti sunt in hoc judicium

OLIVA.

Mons Olivarum, seu mons Oliveti, ad Orientem Jerosolymæ situs, torrente Cedron interfluente, sabbati habens iter ab urbe, id est, distans tanto spatio a Jerusalem quantum Judæis in sabbato conficere licebat. Judæis enim tanta religione præceptum erat sabbatum, ut capessere non liceret iter, nisi modicum. Quod autem dicitur apud Zachariam prophetam, Stabunt pedes ejus... super montem Olivarum, *etc., etc., sic intelligi debet : Descendet Deus cum suis Angelis ut ex eo expugnet Jerusalem, et profliget copias Antiochi. Sub hoc typo, sublimiori sensu, significatur Christus Deus factus homo staturus et versaturus in monte Oliveti in quo Discipulos docuit, oravit, et ex quo ascendit in cœlum. Et quod addit Propheta :* Scindetur mons Olivarum, *videtur hoc factum tempore Machabæorum, licet in Machabæorum historia non narretur. Referunt enim quidam scissum esse montem multa humo congesta, ut magna ejus pars hiaret, et humus comportata partim ad oppugnanda aquilonaria, partim ad oppugnanda australia templi. Aliqui tradunt montem Olivarum tempore judicii scindendum, ut fiat planities in qua excipiantur judicandi, vel ut aperiatur vorago quæ damnatos absorbeat. Sensu sublimiori mons Oliveti, id est, Ecclesia scissa est, cum ibi a Christo ascendente in cœlum jussi sunt Apostoli ut irent in mundum universum, et Evangelium prædicarent omni creaturæ. Ad radicem montis Olivarum hortus erat Gethsemani dictus, ubi post diuturnos labores nocturnæ orationi operam dare consueverat Jesus Christus ; ibi oranti, et agonia laboranti, sudor illi factus est aquæ et sanguinis ; a Judæis quoque ibi est comprehensus Salvator, quos ducebat Judas Iscariotes.*

2 Reg. 15-30 Porro David ascendebat clivum Olivarum
Zach. 14- 4 Stabunt pedes ej... super montem Olivarum
Et scindetur mons Olivarum ex media parte
Marc. 11- 1 Cum appropinquarent... ad montem Olivarum
13- 3 Cum sederet in monte Olivarum contra templum
14-26 Hymno dicto exierunt in montem Olivarum
Luc. 22-39 Egressus ibat... in montem Olivarum

OLIVA, *fructus.*

Gen. 8-11 Portans ramum olivæ virentibus foliis in ore
Exod. 27-20 Oleum de arboribus olivarum purissimum
Levit. 24- 2 Ut afferant tibi oleum de olivis purissimum
Deut. 24-20 Si fruges collegeris olivarum
28-40 Olivas habebis in omnibus terminis tuis
Judic. 9- 8 Dixeruntque olivæ : Impera nobis
3 Reg. 6-23 In oraculo duos cherubim de lignis olivarum
-31 In ingressu oraculi fecit ostiola de lignis olivarum
-32 Et duo ostia de lignis olivarum : et sculpsit
-33 Postes de lignis olivarum quadrangulatos
4 Reg. 18-32 Terram panis et vinearum, terram olivarum
2 Esdr. 8-15 Et afferte frondes olivæ et frondes ligni
Job. 15-33 Et quasi oliva projiciens florem suum
Psal. 51-10 Sicut oliva fructifera in domo Dei, speravi
127- 3 Filii tui sicut novellæ olivarum, in circuitu
Eccli. 24-19 Quasi oliva speciosa in campis
50-11 Quasi oliva pullulans, et cypressus in altitudinem
Isai. 17- 6 Et sicut excussio oleæ duarum vel trium olivarum in summitate rami
24-13 Quomodo si paucæ olivæ, quæ remanserunt
41-19 Dabo in solitudin. cedrum.. et lignum olivæ
Jerem. 11-16 Olivam uberem, pulchram, fructiferam
Baruc. 6-42 In viis sedent, succendentes ossa olivarum
Osee. 14- 7 Ibunt rami ejus, et erit quasi oliva gloria ej.
Mich. 6-15 Tu calcabis olivam, et non ungeris oleo
Habac. 3-17 Mentietur opus olivæ : et arva non afferent
Aggæi. 2-20 Malogranatum et lignum olivæ non floruit?
Zach. 4- 3 Et duæ olivæ super illud : una a dextris

Zach. 4-11 Quid sunt duæ olivæ istæ ad dexteram cand.
-12 Quid sunt duæ spicæ olivarum
Rom. 11-17 Socius radicis et pinguedinis olivæ factus es
24 Contra naturam insertus es in bonam olivam
Qui secundum naturam inserentur suæ olivæ
Apoc. 11- 4 Hæ sunt duæ olivæ, et duo candelabra

OLIVETUM. *Mons Oliveti.*

Vid. verbum Oliva, *mons Olivarum.*

Matth. 21- 1 Et venissent Bethphage ad montem Oliveti
24- 3 Sedente autem eo super montem Oliveti
26-30 Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti
Luc. 19-29 Cum appropinquasset... ad montem qui vocatur Oliveti
-37 Cum appropinquaret jam ad descensum montis Oliveti
21-37 Morabatur in monte, qui vocatur Oliveti
Joan. 8- 1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti
Act. 1-12 A monte qui vocatur Oliveti, qui est juxta

OLIVETUM.

Exod. 23-11 Ita facies in vinea et in oliveto tuo
30-24 Olei de olivetis mensuram hin
Deut. 6-11 Vineta et oliveta, quæ non plantasti
8- 8 Ficus, et malogranata, et oliveta nascuntur
Josue. 24-13 Dedique vobis... vineas et oliveta, quæ non plantastis
Judic. 15- 5 Ut vineas quoque et oliveta flamma consumeret
1 Reg. 8-14 Et oliveta optima tollet, et dabit servis suis
4 Reg. 5-26 Ut emas oliveta, et vineas, et oves, et boves
1 Par. 27-28 Nam super oliveta et ficeta, quæ erant in campestribus
2 Esdr. 5-11 Reddite eis... et vineas suas et oliveta sua
9-25 Vineas, et oliveta, et ligna pomifera multa
Amos. 4- 9 Oliveta vestra et ficeta vestra comedit eruca

OLLA.

Pater Aree, Haniel et Resia, e semine Aser.

1 Par. 7-39 Filii autem Olla : Aree, et Haniel, et Resia

OLLA. *Appell.*

Exod. 16- 3 Quando sedebamus super ollas carnium
Num. 11- 8 Sive terebat in mortario, coquens in olla
Judic. 6-19 Jus carnium mittens in ollam, tulit omnia
1 Reg. 2-14 Mittebat eam... in caldariam aut in ollam
4 Reg. 4-38 Pone ollam grandem, et coque pulmentum
-39 Et reversus concidit in ollam pulmenti
-40 Clamaverunt dicentes : Mors in olla, vir Dei
-41 Cumque tulissent, misit in ollam, et ait
Non fuit amplius quidquam amaritudinis in olla
25-14 Ollas quoque æreas, et trullas, et tridentes
2 Par. 35-13 Coxerunt in lebetibus, et cacabis, et ollis
Job. 41-11 Fumus, sicut ollæ succensæ atque ferventis
-22 Fervescere faciet quasi ollam profundum mare
Psal. 59-10 Moab olla spei meæ
Eccle. 7- 7 Sicut sonitus spinarum ardentium sub olla
Eccli. 13- 3 Quid communicabit cacabus ad ollam ?
Jerem. 1-13 Et dixi : Ollam succensam ego video
Ezech. 24- 3 Pone ollam; pone, inquam, et mitte in eam aquam
- 6 Væ civitati sanguinum, ollæ, cujus rubigo in ea est
Joel. 2- 6 Omnes vultus redigentur in ollam
Amos. 4- 2 Et reliquias vestras in ollis ferventibus
Mich. 3- 3 Conciderunt... quasi carnem in medio ollæ
Nahum. 2-10 Facies omnium eorum sicut nigredo ollæ
2 Mac. 7- 3 Jussit sartagines et ollas æneas succendi

OLON.

Urbs in sexta regione sive parte tribus Juda inter Gosen et Gilo. Ipsa autem scribitur alibi Holon et Helon inter urbes Leviticas e tribu Juda assumptas.

Josue. 15-51 Gosen et Olon et Gilo : civitates undecim

OLUS.

Gen. 9- 3 Quasi olera virentia tradidi vobis omnia
3 Reg. 21- 2 Da mihi vineam tuam, ut faciam mihi hortum olerum
Psal. 36- 2 Quemadmodum olera herbarum cito decident
Prov. 15-17 Melius est vocari ad olera cum charitate
Matth. 13-32 Cum a. creverit, majus est omnibus oleribus
Marc. 4-32 Ascendit, et fit majus omnibus oleribus
Luc. 11-42 Decimatis mentham, et rutam, et omne olus
Rom. 14- 2 Qui autem infirmus est, olus manducet

OLYMPIAS.

Mulier Christiana, quæ Romæ vitam agebat, cujus est mentio in Epistola beati Pauli ad Romanos. Quidam sentiunt Olympiadem non fœminæ, sed viri nomen esse. In Græco est Ὀλυμπᾶν, ut viri nomen. Græci eum habent martyrem, cujus festivitatem celebrant die Novembris decima.

Rom. 16-15 Salutate... Nereum... et Olympiadem

OLYMPIUS. *Cognomen Jovis.*

2 Mac. 6- 2 Et cognominare Jovis Olympii

OMAR.

Filius secundus Eliphaz et Thamna, e stirpe Esaii.

Gen. 36-11 Theman, Omar, Sepho, et Gatham, et Cenez
-15 Dux Theman, dux Omar, dux Sepho, dux Cenez
1 Par. 1-36 Filii Eliphaz : Theman, Omar, Sephi

OMEN.

3 Reg. 20-33 Quod acceperunt viri pro omine

OMITTO.

2 Reg. 2-19 Neq. ad sinistram omittens persequi Abner
-21 Noluit a. Asaël omittere quin urgeret eum
-26 Usquequo non dicis populo ut omittat persequi fratres suos ?
-30 Porro Joab reversus, omisso Abner
Job. 32- 1 Omiserunt a. tres viri isti respondere Job
Matth. 23-23 Hæc oportuit facere, et illa non omittere
Luc. 11-42 Hæc a. oportuit facere, et illa non omittere

OMNIMODA.

Isai. 66-11 Et deliciis affluatis ab omnimoda gloria ejus

OMNINO.

Exod. 9- 4 Ut nihil omnino pereat ex his quæ pertinent
- 6 De animalibus vero filiorum Israël nihil omnino periit
10-15 Nihilq. omnino virens relictum est in lignis
Levit. 3-17 Nec sanguinem nec adipem omnino comedetis
21-11 Ad om. mortuum non ingredietur omnino
22-24 Et in terra vestra hoc omnino ne faciatis
Deut. 4-31 Non dimittet te, nec omnino delebit
8-15 Et scorpio ac dipsas, et nullæ omnino aquæ
-19 Ecce nunc prædico tibi quod omnino dispereas
9-21 Comminuens, omninoque in pulverem redigens
15- 4 Et omnino indigens et mendicus non erit
20-16 Nullum omnino permittes vivere
Josue. 3-16 Descenderunt, usquequo omnino deficerent
Judic. 6- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant in Israël
14- 6 Discerpens, nihil omnino habens in manu
2 Reg. 12- 3 Pauper autem nihil habebat omnino, præter ovem
3 Reg. 6-18 Nec omnino lapis apparere poterat in pariete
Tobiæ. 4-15 Merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat
Esth. 2-10 Præceperat ei ut de hac re omnino reticeret
Prov. 9-13 Plenaque illecebris, et nihil omnino sciens
Eccli. 9-12 Cum aliena muliere ne sedeas omnino
Dan. 3-50 Et non tetigit eos omnino ignis, neque contristavit
2 Mac. 3-12 Pro sui.. sanctitate omnino impossibile esse
Matth. 5-34 Ego autem dico vobis, non jurare omnino
Luc. 13-11 Nec omnino poterat sursum respicere
Act. 4-18 Denuntiaverunt ne omnino loquerentur
5-40 Cæsis denuntiaverunt ne omnino loquerentur
1 Cor. 5- 1 Omnino auditur inter vos fornicatio
6- 7 Jam quidem omnino delictum est in vobis
15-29 Si omnino mortui non resurgunt

OMNIPOTENS.

Gen. 17- 1 Dixitque ad eum : Ego Deus omnipotens
28- 3 Deus autem omnipotens benedicat tibi
35-11 Ego Deus omnipotens, cresce, et multiplic.
43-14 Deus autem meus omnipotens faciat vobis eum placabilem
48- 3 Deus omnipotens apparuit mihi in Luza
49-25 Omnipotens benedicet tibi benedictionibus
Exod. 6- 3 Qui apparui... in Deo omnipotente
15- 3 Quasi vir pugnator, Omnipotens nomen ej.
34-23 In conspectu omnipotentis Domini Dei Isr.
Num. 24- 4 Qui visionem Omnipotentis intuitus est
-16 Et visiones Omnipotentis videt
Ruth. 1-20 Amaritudine valde replevit me Omnipotens
-21 Quam Dominus humiliavit, et afflixit Omnipotens
Tobiæ. 13- 4 Quia non est alius Deus omnipotens
Judith. 16- 7 Dominus autem omnipotens nocuit eum
-20 Dominus enim omnipotens vindicabit in eis
Esth. 13- 9 Et dixit : Domine, Domine rex omnipotens
16-21 Hanc enim diem, Deus omnipotens, mœroris et luctus, eis vertit in gaudium
Job. 8- 3 Aut Omnipotens subvertit quod justum est ?
- 5 Et Omnipotentem fueris deprecatus
11- 7 Usq. ad perfectum Omnipotentem reperies ?
13- 3 Sed tamen ad Omnipotentem loquar
15-25 Et contra Omnipotentem roboratus est
21-15 Quis est Omnipotens ut serviamus ei ?
-20 Et de furore Omnipotentis bibet
22-17 Et quasi nihil posset facere Omnipotens
-23 Si reversus fueris ad Omnipotentem
-25 Eritque Omnipotens contra hostes tuos
-26 Tunc super Omnipotentem deliciis afflues
23-16 Et Omnipotens conturbavit me
24- 1 Ab Omnipotente non sunt abscondita temp.
27- 2 Vivit Deus... et Omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam
-10 Aut poterit in Omnipotente delectari
-11 Quæ Omnipotens habeat, nec abscondam
-13 Quam ab Omnipotente suscipient
29- 5 Quando erat Omnipotens mecum
31- 2 Et hæreditatem Omnipotens de excelsis
-35 Ut desiderium meum audiat Omnipotens
32- 8 Inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam
33- 4 Et spiraculum Omnipotentis vivificavit me
34-10 Absit... et ab Omnipotente iniquitas
-12 Nec Omnipotens subvertet judicium
35-13 Omnipotens causas singulorum intuebitur
Sap. 7-25 Emanatio... est claritatis omnipotentis Dei
11-18 Non enim impossibilis erat omnipotens manus tua, quæ creavit orbem
18-15 Omnipotens sermo tuus de cœlo... prosilivit
Eccli. 1- 8 Unus est altissimus Creator omnipotens
42-17 Quæ confirmavit Dom. omnipotens stabiliri
43-30 Ipse e. omnipotens super omnia opera sua
46-19 Invocavit Dominum omnipotentem
47- 6 Nam invocavit Dominum omnipotentem
50-19 Et dare preces omnipotenti Deo excelso
Baruc. 3- 4 Domine omnipotens, Deus Isr., audi nunc
Ezech. 10- 5 Quasi vox Dei omnipotentis loquentis
2 Mac. 1-25 Solus præstans, solus justus, et omnipotens
3-22 Hi quidem invocabant omnipotentem Deum
-24 Sed spiritus omnipotentis Dei magnam fecit suæ ostensionis evidentiam
-30 Apparente omnipotente Domino
5-20 Et qui derelictus in ira Dei omnipotentis est
6-26 Sed manum Omnipotentis nec .. effugiam
7-35 Nondum e. omnipotentis Dei, et omnia inspicientis, judicium effugisti
-38 In fratribus meis desinet Omnipotentis ira
8-11 Quæ eum ab Omnipotente esset consecutura
-18 Nos a. in omnipotente Domino... confidimus
-24 Et facto sibi adjutore Omnipotente
11-13 Omnipotentis Dei auxilio innitentes
15- 8 Et nunc sperarent ab Omnipotente sibi affuturam victoriam
-29 Patria voce omnipotentem Do. benedicebant
-32 Contra domum sanctam omnipotentis Dei
2 Cor. 6-18 Mihi in filios et filias, dicit Do. omnipotens
Apoc. 1- 8 Et qui erat, et qui venturus est, omnipotens
4- 8 Sanctus, Sanctus, Domin. Deus omnipotens
11-17 Gratias agimus tibi, Dom. Deus omnipotens
15- 3 Dicentes : Magna et mirabilia sunt opera tua, Domine Deus omnipotens
16- 7 Deus omnipotens, vera et justa judicia tua
-14 In prælium ad diem magnum omnipotentis
19- 6 Regnavit Dominus Deus noster omnipotens
-15 Et ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei omnipotentis
21-22 Dom. e. Deus omnipotens templum illius est

OMNIS, E.

Gen. 1-21 Creavitq. Deus... omnem animam viventem

De cætero studio prætermittitur, exceptis tamen selectis quibusdam.

6-12 Omnis quippe caro corruperat viam suam
16-12 Manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum
Psal. 13- 3 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti
Eccle. 1- 2 Vanitas vanitatum, et omnia vanitas
Eccli. 37-31 Non enim omnia omnibus expediunt
Isai. 40- 6 Omnis caro fœnum, et omnis gloria ejus
Joan. 1- 3 Omnia per ipsum facta sunt
Rom. 2-10 Et honor, et pax omni operanti bonum
3- 4 Omnis a. homo mendax, sicut scriptum est
- 9 Judæos et Græcos omnes sub peccato esse
-12 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti
-19 Ut omne os obstruatur, et subditus fiat omnis mundus Deo
-20 Non justificabitur omnis caro coram illo
-22 In omnes et super omnes qui credunt in eum

Rom. 3-23 Omnes e. peccaverunt, et egent gloria Dei
8-28 Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum
-32 Sed pro nobis omnibus tradidit illum : quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit ?
-37 Sed in his omnibus superamus propter eum
9- 5 Qui est super omnia Deus benedictus in sæc.
10-12 Nam idem Dom. omnium, dives in omnes
11-32 Conclusit enim Deus omnia in incredulitate : ut omnium misereatur
-36 Ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia
14-10 Omnes enim stabimus ante tribunal Christi
-20 Omnia quidem sunt munda
1 Cor. 2-10 Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei
-15 Spiritualis autem judicat omnia
3-22 Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo
6-12 Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt : Omnia mihi licent
8- 6 Deus, Pater, ex quo omnia, et nos in illum
Christus, per quem omnia, et nos per ipsum
- 7 Sed non in omnibus est scientia
9-19 Nam cum liber essem ex omnibus, omnium me servum feci
-22 Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos
-23 Omnia autem facio propter Evangelium
10-11 Hæc a. omnia in figura contingebant illis
-22 Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt
-23 Omnia mihi licent, sed non omnia ædificant
-31 Omnia in gloriam Dei facite
-33 Sicut et ego per omnia omnibus placeo
11-12 Ita et vir per mulierem : omnia a. ex Deo
12- 6 Deus, qui operatur omnia in omnibus
-11 Omnia operatur unus atque idem Spiritus
-19 Quod si essent omnia unum membrum
13- 7 Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet
15-26 Omnia enim subjecit sub pedibus ejus
-27 Omnia subjecta sunt ei, sine dubio præter eum, qui subjecit ei omnia
-28 Cum autem subjecta fuerint illi omnia
Filius subjectus erit ei, qui subjecit sibi omnia, ut sit Deus omnia in omnibus
2 Cor. 5-10 Omnes enim nos manifestari oportet
-14 Quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt
-17 Transierunt : ecce facta sunt omnia nova
-18 Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit
6- 4 Sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos
Galat. 3-22 Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato
4- 1 Nihil differt a servo, cum sit dom. omnium
Ephes. 1-10 Instaurare omnia in Christo, quæ in cœlis
-23 Qui omnia in omnibus adimpletur
4- 6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis
5-13 Omnia autem, quæ arguuntur, a lumine manifestantur
Omne enim, quod manifestatur, lumen est
Philip. 3- 8 Verumtamen existimo omnia detrimentum esse
Propter quem omnia detrimentum feci
4-13 Omnia possum in eo, qui me confortat
Colos. 1-16 Omnia per ipsum, et in ipso creata sunt
-17 Est ante omnes, et omnia in ipso constant
-18 Ut sit in omnibus ipse primatum tenens
3-11 Sed omnia, et in omnibus Christus
-14 Super omnia autem hæc, charitatem habete
-17 Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Jesu
-20 Filii, obedite parentibus per omnia
1 Thes. 5-21 Omnia autem probate : quod bonum est tenete
-23 Ipse a. Deus pacis sanctificet vos per omnia
2 Thes. 2- 4 Qui adversatur, et extollitur supra omne
1 Tim. 6-13 Præcipio tibi coram Deo, qui vivificat omnia
-17 Qui præstat nobis omnia abunde ad fruend.
Tit. 1-15 Omnia munda mundis : coinquinatis autem
Hebr. 1- 3 Portansque omnia verbo virtutis suæ
2- 2 Et omnis prævaricatio et inobedientia accepit justam mercedis retributionem
- 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus
In eo e. quod omnia ei subjecit, nihil dimisit
Nunc a. necdum videmus omnia subjecta ei
-10 Propter quem omnia, et per quem omnia
-11 Et qui sanctificantur, ex uno omnes
-17 Unde debuit per omnia fratribus similari
4-13 Omnia autem nuda et aperta sunt oculis ej.
5- 1 Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus
1 Petr. 4- 7 Omnium autem finis appropinquavit
1 Joan. 2-16 Quoniam omne quod est in mundo
5- 1 Omnis qui credit, quon. Jesus est Christus
1 Joan. 5- 4 Omne quod natum est ex Deo, vincit mund.
Judæ. - 5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia
Apoc. 21- 5 Ecce nova facio omnia. Et dixit mihi

OMRAI.

Filius Bonni, paterque Amri, e stirpe Juda per filium illius Phares.

1 Par. 9- 4 Otheï filius Ammiud, filii Amri, filii Omraï

ONAGER.

Job. 6- 5 Numq. rugiet onager cum habuerit herbam
11-12 Et tanquam pullum onagri se liberum natum putat
24- 5 Alii quasi onagri in deserto egrediuntur
39- 5 Quis dimisit onagrum liberum?
Psal. 103-11 Expectabunt onagri in siti sua
Eccli. 13-23 Venatio leonis, onager in eremo
Isai. 32-14 Gaudium onagrorum pascua gregum
Jerem. 2-24 Onager assuetus in solitudine, in desiderio animæ suæ attraxit ventum
14- 6 Et onagri steterunt in rupibus, traxerunt
Dan. 5-21 Et cum onagris erat habitatio ejus
Osee. 8- 9 Ascenderunt ad Assur, onager solitarius sibi

ONAM I.

Filius Sobal filii Seïr Horræi, e stirpe Esaü.

Gen. 36-23 Isti filii Sobal... et Ebal, et Sepho, et Onam
1 Par. 1-40 Filii Sobal... et Ebal, Sephi, et Onam

ONAM II.

Filius Jerameel ex Atara uxore sua, nepos Hesron.

1 Par. 2-26 Duxit quoque uxorem alteram Jerameel, nomine Atara, quæ fuit mater Onam
-28 Onam autem habuit filios, Semeï et Jada

ONAN.

Filius Juda ex filia Sue viri Chananæi. Her frater ejus uxorem nomine Thamar duxerat, sed propter peccatum percussit eum Dominus. Mortuo Her nullis relictis liberis, dixit Juda ad Onan filium suum ut ingrederetur ad uxorem fratris sui, affinitatem cum ea contraheret, et suscitaret semen fratri suo; jam enim tum usu receptum erat, quod lege postea sancitum est, Deut. 25-5. Onan vero sciens non inde sibi nascituros filios, scelus immane admittebat, ne procreatio haberetur. Displicuit in oculis Domini detestabile quod fecit; et interfecit eum Deus.

Gen. 38- 4 Rursumque concepto fœtu, natum filium vocavit Onan
- 8 Dixit ergo Judas ad Onan filium suum
46-12 Filii Juda : Her, et Onan, et Sela, et Phares, et Zara
Mortui sunt a. Her et Onan in terra Chan.
Num. 26-19 Filii Juda, Her et Onan, qui ambo mortui sunt in terra Chanaan
1 Par. 2- 3 Filii Juda : Her, Onan, et Sela

ONERO.

Gen. 44-13 Scissis vestibus, oneratisque rursum asinis
45-17 Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan
2 Reg. 16- 1 Qui onerati erant ducentis panibus
2 Esdr. 13-15 Et onerantes super asinos vinum et uvas
Matth. 11-28 Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos
Luc. 11-46 Quia oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt
2 Cor. 2- 5 Sed ex parte, ut non onerem omnes vos
2 Tim. 3- 6 Captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis

ONEROSUS, A.

Job. 16- 2 Consolatores onerosi omnes vos estis
Prov. 27- 3 Grave est saxum, et onerosa arena
2 Cor. 11- 9 Et cum essem apud vos... nulli onerosus fui

ONESIMUS.

De Onesimo servo qui fugit dominum suum Philemonem, et qui cum audisset sanctum Paulum Romæ in vinculis esse, illum adiit, peccatum confessus est, et ab Apostolo remissus est ad herum, ad quem ipse epistolam perferebat, habetur historia apud Epistolam ad Philemonem scriptam in gratiam ipsius Onesimi anno a Christi morte 29, æræ vulgaris 62. Onesimus fuit episcopus Ephesi post mortem Timothei. Inscribitur sub die Februarii decima sexta in Martyrologio Romano, ubi legitur Romæ fuisse lapidatum.

Colos. 4- 9 Cum Onesimo charissimo, et fideli fratre
Phile. -10 Obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis, Onesimo

ONESIPHORUS.

Discipulus sancti Pauli. De illo maxima laus est in Epistola secunda ad Timotheum, his verbis expressa : Det misericordiam Dominus Onesiphori domui : quia sæpe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit : sed cum Romam venisset, sollicite me quæsivit, et invenit. Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti. *Habent eum Græci episcopum Colophonis in Asia; postea Cæsareæ martyrio coronatus est una cum sancto Porphyrio.*

2 Tim. 1-16 Det misericordiam Dom. Onesiphori domui
4-19 Saluta Aquilam, et Onesiphori... domum

ONIAS.

Tres sunt cognomines viri; nempe ONIAS I. *Summus pontifex, sub quo Ptolemæus Lagi urbem Jerosolymam fraude cepit, Judæis non audentibus die sabbati arma capere. Judæos itaque fecit tributarios, multosque transtulit in Ægyptum. Onias pater fuit Simonis cognomine Justi, sub quo Judæi pacem habuere, dum Alexandri successores de monarchia orbis concertabant. — Ex Simone natus est* ONIAS II, *vir avarus, qui post Manassem adeptus sacerdotium, Ptolemæum Evergetem, patrem Philopatoris adversus Judæos concitavit, negata viginti talentorum annua pensione, quam de suis reditibus summi sacerdotes Ægyptiis pro civibus solvere soliti erant. Onias iste filium et successorem in pontificatu habuit Simonem alterum, qui Hircano Josephi filio auxilium tulit adversus fratres suos, quos septem ille habebat, sed ex alia matre genitos. — Ex Simone natus est* ONIAS III, *vir pius et sanctus, qui vitam et sanitatem Heliodoro restituit; cui rex Lacedæmoniorum scripsit; et qui tandem insidiis Menelai est occisus ab Andronico. Immediate ante Mathathiam patrem Judæ Machabæi pontificatum gessit.*

Eccli. 50- 1 Simon Oniæ filius, sacerdos magnus
1 Mac. 12- 7 Missæ erant epistolæ ad Oniam summum sacerdotem
- 8 Et suscepit Onias virum, qui missus fuerat
-19 Hoc est rescriptum epistolarum, quod miserat Oniæ
-20 Arius, rex Spartiatarum, Oniæ sacerdoti magno salutem
2 Mac. 3- 1 Propter Oniæ pontificis pietatem
- 5 Sed cum vincere Oniam non posset
-19 Virgines, quæ conclusæ erant, procurrebant ad Oniam
-31 Ex amicis Heliodori quidam rogabant confestim Oniam
-33 Dixerunt : Oniæ sacerdoti gratias age
-35 Et Oniæ gratias agens, recepto exercitu
4- 1 Patriæ delator, male loquebatur de Onia
- 4 Considerans Onias periculum contentionis
- 7 Ambiebat Jason frater Oniæ summum sacerdotium
-33 Quod cum certissime cognovisset Onias
-34 Rogabat ut Oniam interficeret
Qui cum venisset ad Oniam, et datis dextris
-36 Simul et Græci, conquerentes de iniqua nece Oniæ
-37 Contristatus itaque animo Antiochus propter Oniam
-38 In quo in Oniam impietatem commiserat
15-12 Oniam, qui fuerat summus sacerdos
-14 Respondentem vero Oniam dixisse

ONO.

Civitas quam ædificavit Samad filius Elphaal Benjamitæ post Judæorum reditum e captivitate Babylonis. Hanc collocat Adrichomius in tribu Benjamin ad Jordanem, et vocatur modo urbs, modo campus, modo vallis Artificum.

1 Par. 8-12 Hic ædificavit Ono, et Lod, et filias ejus
1 Esdr. 2-33 Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti
2 Esdr. 6- 2 Percutiamus fœdus pariter in viculis in campo Ono
7-37 Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti
11-35 Et Ono valle Artificum

ONOCENTAURUS.

Est monstrum ex asino inferne, et ex homine superne conflatum; qualia monstra fuisse olim credidit antiquitas. Alludit aliquando Scriptura, sive ejus interpres, ad fabulas poetarum, ut notavit D. Hieronymus. Sic in Judith

16-8, *fit mentio Titanum, et in Job.* 42-14, *cornu Amaltheæ.*
Isai. 34-14 Occurrent dæmonia onocentauris .

ONOCROTALUS.

Levit. 11-18 Et cygnum, et onocrotalum, et porphyrion.
Deut. 14-18 Onocrotalum, et charadrium, singula in genere suo
Isai. 34-11 Et possidebunt illam onocrotalus et ericius
Soph. 2-14 Onocrotalus et ericius in liminibus ejus morabuntur

ONUS.

Exod. 1-11 Præposuit itaque eis magistros operum, ut affligerent eos oneribus
5- 4 Ite ad onera vestra
18-22 Leviusque sit tibi, partito in alios onere
23- 5 Si videris asinum odientis te jacere sub onere
Num. 4-15 Ista sunt onera filiorum Caath in tabernac.
-27 Scient singuli cui debeant oneri mancipari
-31 Hæc sunt onera eorum : Portabunt tabulas
-47 Ad ministerium tabern. et onera portanda
-49 Unumquemque juxta officium et onera sua
7- 9 Serviunt, et onera propriis portant humeris
11-17 Tradamque eis, ut sustentent tecum onus
Deut. 26- 6 Persecuti sunt imponentes onera gravissima
2 *Reg.* 15-33 Dixit ei David : Si veneris mecum, eris mihi oneri
19-35 Quare servus t. sit oneri domino meo regi ?
3 *Reg.* 5-15 Septuag. millia eorum, qui onera portabant
4 *Reg.* 5-17 Ut tollam onus duorum burdonum de terra
8- 9 Bona Damasci, onera quadrag. camelorum
9-25 Quod Dom. onus hoc levaverit super eum
2 *Par.* 2-18 Septuag. millia, qui humeris onera portarent
10- 4 Paululum de onere subleva, ut serviamus
34-13 Qui ad diversos usus onera portabant
2 *Esdr.* 4-17 Ædificant. in numero, et portantium onera
13-15 Et onerantes super asinos vinum, et uvas, et ficus, et omne onus
-19 Ut nullus inferret onus in die sabbati
Psal. 37- 5 Et sicut onus grave gravatæ sunt super me
80- 7 Divertit ab oneribus dorsum ejus
Eccli. 33-25 Cibaria, et virga, et onus asino
Isai. 9- 4 Jugum e. oneris ejus, et virgam... superasti
10-27 Auferetur onus ej. de humero tuo, et jugum
13- 1 Onus Babylonis, quod vidit Isaias filius Amos
14-25 Et onus illius ab humero eorum tolletur
-28 In anno, quo mortuus est rex Achaz, factum est onus istud
15- 1 Onus Moab. Quia nocte vastata est Ar Moab
17- 1 Onus Damasci. Ecce Damascus desinet esse
19- 1 Onus Ægypti. Ecce Do. ascendet super nub.
21- 1 Onus deserti maris. Sicut turbines ab Africo veniunt
-11 Onus Duma ad me clamat ex Seïr
-13 Onus in Arabia. In saltu ad vesperam dormietis
22- 1 Onus vallis visionis. Quidnam quoq. tibi est
23- 1 Onus Tyri. Ululate naves maris
30- 6 Onus jumentorum Austri. In terra
46- 1 Onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem
58- 6 Dimitte eos... liberos, et omne onus dirumpe
Jerem. 17-22 Et nolite ejicere onera de domibus vestris
-24 Ut non inferatis onera per portas civit. hujus
-27 Ne portetis onus, et ne inferatis per portas
23-33 Aut sacerdos, dicens : Quod est onus Domini ? dices ad eos : Vos estis onus
-34 Sacerdos, et populus qui dicit : Onus Dom.
-36 Et onus Domini ultra non memorabitur
-38 Si autem onus Domini dixeritis
Quia dixistis sermonem istum : Onus Dom.
Et misi ad vos, dicens : Nolite dicere : Onus Domini
Ezech. 12-10 Super ducem onus istud, qui est in Jerusal.
Osee. 8-10 Et quiescent paulisper ab onere regis et principum
Nahum. 1- 1 Onus Ninive. Liber visionis Nahum Elcesæi
Habac. 1- 1 Onus, quod vidit Habacuc propheta
- 7 Ex semetipsa judicium, et onus ejus egredietur
Zach. 9- 1 Onus verbi Domini in terra Hadrach
12- 1 Onus verbi Domini super Israël
- 3 In die illa ponam Jerusalem lapidem oneris
Malac. 1- 1 Onus verbi Do. ad Israël in manu Malachiæ
Matth. 11-30 Jugum enim meum suave est, et onus meum leve
23- 4 Alligant enim onera gravia et importabilia
Luc. 11-46 Quia oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt
Act. 15-28 Nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc
21- 3 Ibi enim navis expositura erat onus
27-10 Et multo damno, non solum oneris et navis
2 *Cor.* 11- 9 Et in omnibus sine onere me vobis servavi
Galat. 6- 2 Alter alterius onera portate
- 5 Unusquisque enim onus suum portabit
1 *Thes.* 2- 7 Cum possemus vobis oneri esse ut Christi Apostoli

ONUSTATUS.

Judith. 15- 7 Abstulerunt, et onustati sunt valde

ONUSTUS, UM.

Judic. 19-10 Ducens secum duos asinos onustos
1 *Reg.* 17-20 Et onustus abiit, sicut præceperat ei
Amos. 2-13 Sicut stridet plaustrum onustum fœno

ONYCHINUS.

Gen. 2-12 Ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus
Exod. 25- 7 Lapides onychinos, et gemmas ad ornand.
28- 9 Sumesq. duos lapides onychinos, et sculpes
-20 In quarto chrysolithus, onychinus, et beryll.
35- 9 Lapides onychinos, et gemmas ad ornatum
-27 Principes vero obtulerunt lapides onychinos
39- 6 Paravit et duos lapides onychinos
-13 In quarto chrysolithus, onychinus, et beryll.
1 *Par.* 29- 2 Et lapides onychinos, et quasi stibinos

ONYX.

Exod. 30-34 Sume tibi aromata, stacten et onycha
Ezech. 28-13 Et jaspis, chrysolithus, et onyx, et beryllus

OOLIAB.

Anno mundi 2544. Filius Achisamech, e tribu Dan. Artifex a Deo vocatus spirituque sapientiæ et intelligentiæ impletus ad ædificationem tabernaculi una cum Beseleel.

Exod. 31- 6 Dedique ei socium Ooliab filium Achisamech de tribu Dan
35-34 Ooliab q. filium Achisamech de tribu Dan
36- 1 Fecit ergo Beseleel, et Ooliab, et omnis vir
38-23 Juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech

OOLIBA.

Quod dicit Ezechiel propheta : Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt. Et fornicatæ sunt in Ægypto... Nomina autem earum, Oolla major, et Ooliba soror ejus minor, *intelligit et dicit esse Samariam Oollam et Jerusalem Oolibam. Tota enim synagoga divisa erat in duo, in regnum Israel, et regnum Juda ; quorum utrumque ostendit deditum fuisse idololatriæ, quam didicerant ab Ægyptiis, ex quo propheta Deum justum ostendit.* Oolla major, *voce Hebraica* aholah, *significat* tabernaculum *vel* tentorium ejus ; *et sic appellatæ sunt decem tribus, quod Deus in illis non habitaret, sed ipsæ sibi habitaculum fecissent, in quo colebant vitulos aureos. Dicitur* major, *quia numerosior, continens scilicet decem tribus, cum altera duas tantum haberet.* Ooliba *vero, Hebraice* aholibah, *significat* tentorium meum in ea, *quod bene convenit regno Juda, in quo erat templum et veri Dei cultus.*

Ezech. 23- 4 Nomina autem earum, Oolla major, et Ooliba soror ejus minor
Porro earum nomina, Samaria Oolla, et Jerusalem Ooliba
-11 Quod cum vidisset soror ejus Ooliba
-22 Propterea Ooliba, hæc dicit Dominus Deus
-36 Numquid judicas Oollam et Oolibam ?
-44 Sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam

OOLIBAMA.

Nomen mulieris. Uxor Esaü, filia Anæ filiæ Sebeon Hevæi. Duxerat enim Esaü Chananæas uxores, quod valde displicuit Isaac et Rebeccæ.

Gen. 36- 2 Esaü accepit uxores... Ada... et Oolibama filiam Anæ
- 5 Oolibama genuit Jehus et Ihelon et Core
-14 Isti quoque erant filii Oolibama filiæ Anæ
-18 Hi autem filii Oolibama uxoris Esaü
Hi duces Oolibama filiæ Anæ uxoris Esaü
-25 Habuitque filium Dison, et filiam Oolibama

OOLIBAMA.

Nomen principis qui a principatu suo nomen accepit, et erat e stirpe Esaü.

Gen. 36-41 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon
1 *Par.* 1-52 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon

OOLLA. *Vid.* Ooliba *et quod diximus.*

Ezech. 23- 4 Nomina a. earum, Oolla major, et Ooliba
Samaria Oolla, et Jerusalem Ooliba
- 5 Fornicata est igitur super me Oolla
-36 Numquid judicas Oollam et Oolibam ?
-44 Sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam

OOZAM.

Filius Assur ex Naara uxore ipsius, et e stirpe Juda.

1 *Par.* 4- 6 Peperit autem ei Naara Oozam et Hepher

OPACUS.

1 *Reg.* 23-14 In monte solitudinis Ziph, in monte opaco

OPERA. *Fœminin.*

Gen. 18-12 Dominus meus vetulus est, voluptati operam dabo ?
Exod. 21-19 Ita tamen ut operas ejus et impensas in medicos restituat
Eccle. 2-15 Quid mihi prodest quod majorem sapientiæ dedi operam ?
Eccli. 15-20 Et ipse agnoscit omnem operam hominis
2 *Mac.* 12- 1 Judæi autem agriculturæ operam dabant
Luc. 12-58 In via da operam liberari ab illo
19-31 Quia Dominus operam ejus desiderat
1 *Cor.* 12-21 Non potest autem oculus dicere manui : Opera tua non indigeo
1 *Thes.* 4-11 Et operam detis ut quieti sitis
2 *Petr.* 1-15 Dabo a. operam et frequenter habere vos

OPERARIUS.

3 *Reg.* 5-13 Elegitque rex Salomon operarios de omni Israël
2 *Par.* 2-10 Præterea operariis, qui cæsuri sunt ligna
34-10 Qui præerant operariis in domo Domini
Sap. 17-16 Agri laborum operarius præoccupatus esset
Eccli. 19- 1 Operarius ebriosus non locupletabitur
37-13 Cum operario agrario (*tracta*) de o. opere
-14 Cum operario annuali (*tracta*) de consummatione anni
40-18 Vita sibi sufficientis operarii condulcabitur
1 *Mac.* 3- 6 Omnes operarii iniquitatis conturbati sunt
Matth. 9-37 Messis quidem multa, operarii autem pauci
-38 Ut mittat operarios in messem suam.
10-10 Dignus enim est operarius cibo suo
20- 1 Qui exiit primo mane conducere operarios
- 2 Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno
- 8 Voca operarios, et redde illis mercedem
Luc. 10- 2 Messis quidem multa, operarii autem pauci
Ut mittat operarios in messem suam
- 7 Dignus est enim operarius mercede sua
13-27 Discedite a me, omnes operarii iniquitatis
2 *Cor.* 11-13 Ejusmodi pseudoapostoli sunt operarii subdoli
Philip. 3- 2 Videte malos operarios, videte concisionem
1 *Tim.* 5-18 Et : Dignus est operarius mercede sua
2 *Tim.* 2-15 Sollicite cura te ipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem
Jacob. 5- 4 Ecce merces operariorum, qui messuerunt

OPERATIO.

Psal. 103-23 Exibit homo... ad operationem suam
106-23 Facientes operationem in aquis multis
Eccli. 33-27 Et servum inclinant operationes assiduæ
-28 Mitte illum in operationem, ne vacet
37-14 Cum servo pigro de multa operatione
38-32 Et in numero est omnis operatio ejus
-39 Et deprecatio illorum in operatione artis
51-11 Memoratus sum misericordiæ tuæ, Domine, et operationis tuæ, quæ a sæculo sunt
1 *Cor.* 12- 6 Et divisiones operationum sunt
-10 Alii operatio virtutum, alii prophetia
Ephes. 1-19 Secundum operationem potentiæ virtutis ej.
3- 7 Secundum operationem virtutis ejus
4-16 Secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri
-19 In operationem immunditiæ omnis, in avaritiam
Philip. 3-21 Secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia
Colos. 1-29 Laboro, certando secundum operationem ej.
2-12 In quo et resurrexistis per fidem operationis Dei
2 *Thes.* 2- 9 Cujus est adventus secundum operationem Satanæ
-10 Ideo mittet illis Deus operationem erroris
Jacob. 3-13 Ostendat ex bona conversatione operationem suam

OPERATOR.

Job. 36- 3 Et operatorem meum probabo justum
Prov. 22- 2 Utriusque operator est Dominus
Isai. 22-11 Et operatorem ejus de longe non vidistis

OPERCULUM.

Num. 19-15 Vas, quod non habuerit operculum

OPERIMENTUM.

Exod. 26-11 Ut unum ex omnibus operimentum fiat

Exod. 22-14 Facies et operimentum aliud tecto de pellib. Et super hoc rursum aliud operimentum
35-11 Et tectum ejus, atq. operimentum, annulos
39-33 Et aliud operimentum de janthinis pellibus
40-17 Imposito desuper operimento
Num. 3-26 Ipsum tabernaculum et operimentum ejus
4-10 Et super omnia ponent operimentum
-11 Et extendent desuper operimentum
-12 Et extendent desuper operimentum
-25 Et tectum fœderis operimentum aliud
Deut. 22-30 Nec revelabit operimentum ejus
27-20 Et revelat operimentum lectuli ejus
Job. 24- 7 Quibus non est operimentum in frigore
26- 6 Et nullum est operimentum perditioni
31-19 Si despexi..et absque operimento pauperem
Prov. 22-27 Ut tollat operimentum de cubili tuo
Isai. 14-11 Et operimentum tuum erunt vermes
22- 8 Revelabitur operimentum Judæ, et videbis
50- 3 Et saccum ponam operimentum eorum
Ezech. 27- 7 Hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum tuum
28-13 Omnis lapis pretiosus operimentum tuum
2 *Mac.* 3-25 Optimis operimentis adornatus

OPERIO

Gen. 7-19 Opertique sunt omnes montes excelsi
-20 Altior fuit aqua super montes, quos operuerat
9-23 Retrorsum, operuerunt verenda patris sui
24-65 At illa tollens cito pallium, operuit se
38-15 Operuerat e. vultum suum, ne agnosceretur
Exod. 8- 6 Ascenderunt ranæ, operueruntque terram Ægypti
10- 5 Quæ operiat superficiem terræ
-15 Operueruntq. universam superficiem terræ
14-28 Reversæq. sunt aquæ, et operuerunt currus
15- 5 Abyssi operuerunt eos, descenderunt in profundum
-10 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare
16-14 Cumque operuisset superficiem terræ
19-16 Nubes densissima (*cœpit*) operire montem
21-33 Cisternam, et foderit, et non operuerit eam
22-27 Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum
24-15 Cumque ascendisset Moyses, operuit nubes montem
25-13 Facies quoque vectes de lignis setim, et operies eos auro
-20 Expandentes alas, et operientes oraculum In propitiatorium quo operienda est arca
26- 7 Ad operiendum tectum tabernaculi
-12 Ex medietate ejus operies posteriora tabern.
-29 Quos operies laminis aureis
27- 2 Ex ipso erunt : et operies illud ære
- 6 Facies et vectes... quos operies laminis æneis
28-42 Ut operiant carnem turpitudinis suæ, a renibus
29-13 Sumes et adipem totum qui operit intestina
-22 Et caudam et arvinam, quæ operit vitalia
34-35 Sed operiebat ille rursus faciem suam
36-14 Ad operiendum tectum tabernaculi
-34 Quos et ipsos laminis aureis operuit
-38 Et columnas quinque... quas operuit auro
38- 2 Operuitque illud laminis æneis
- 6 De lignis setim, et operuit laminis æneis
40-32 Operuit nubes tabernaculum testimonii
-33 Nube operiente omnia
Levit. 3- 3 Et offerent... adipem qui operit vitalia
-10 Et pinguedinem quæ operit ventrem
-14 Tollentq. ex ea...adipem qui operit ventrem
4- 8 Tam eum qui vitalia operit, quam omnia
7- 3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia
8-25 Omnemq. pinguedin. quæ operit intestina
13-12 Et operuerit omnem cutem a capite
-16 In alborem, et totum hominem operuerit
16-13 Nebula eorum et vapor operiat oraculum
17-13 Fundat sanguinem ej., et operiat illum terra
Num. 4- 6 Et operient rursum velamine janthinarum
- 8 Quod rursum operient velamento janthinarum pellium
- 9 Quo operient candelabrum cum lucernis
-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine
9-15 Erectum est tabernaculum, operuit illud nubes
-16 Per diem operiebat illud nubes
16-33 Descenderuntque vivi in infernum operti humo
-43 Quod, postq. ingressi sunt, operuit nubes
22- 5 Qui operuit superficiem terræ
-11 Operuit superficiem terræ : veni, et maledic
Deut. 8- 4 Vestimentum tuum, quo operiebaris
11- 4 Quomodo operuerint eos aquæ maris Rubri
22-12 Per quatuor angulos pallii tui, quo operieris
23-13 Fodies per circuitum, et egesta humo operies
Josue. 2- 6 Operuitque eos stipula lini, quæ ibi erat
7-21 Argentumque fossa humo operui
24- 7 Et adduxit super eos mare, et operuit eos
Judic. 4-18 Qui ingressus... et opertus ab ea pallio
-19 Et dedit ei bibere, et operuit illum
Ruth. 3- 4 Et discooperies pallium quo operitur
-15 Expande, inquit, pallium tuum, quo operiris
1 *Reg.* 19-13 Ad caput ejus, et operuit eam vestimentis
2 *Reg.* 15-30 Nudis pedibus incedens, et operto capite
17-12 Operiemus eum, sicut cadere solet ros
19- 4 Porro rex operuit caput suum, et clamabat
20-12 Operuitq. eum vestimento, ne subsisterent
3 *Reg.* 1- 1 Cumque operiretur vestibus, non calefiebat
6-10 Et operuit domum lignis cedrinis
-15 Operuit lignis cedrinis intrinsecus
-20 Et operuit illud, atq. vestivit auro purissimo
-21 Domum quoq. ante oraculum operuit auro
-32 Et operuit tam cherubim quam palmas
-35 Operuitque omnia laminis aureis opere quadro ad regulam
7-41 Retiacula duo, ut operirent duos funiculos
-42 Ad operiendos funiculos capitellorum
11-29 Silonites propheta in via, opertus pallio novo
19-13 Operuit vultum suum pallio, et egressus
21-27 Et operuit cilicio carnem suam, jejunavitq.
4 *Reg.* 3-19 Omnem agrum egregium operietis lapidibus
19- 1 Scidit vestimenta sua, et opertus est sacco
- 2 Et senes de sacerdotibus, opertos saccis
2 *Esdr.* 4- 5 Ne operias iniquitatem eorum, et peccatum
Judith. 4- 9 Et altare Domini operuerunt cilicio
5- 9 Cumque operuisset omnem terram fames
9- 8 Tenuit pedes eorum abyssus, et aquæ operuerunt eos
Esth. 6-12 Ire in domum suam, lugens et operto capite
7- 8 Et statim operuerunt faciem ejus
Job. 9-24 Vultum judicum ejus operit
10-21 Tenebrosam, et opertam mortis caligine
15-27 Operuit faciem ej. crassitudo, et de lateribus
16-16 Et operui cinere carnem meam
-19 Terra, ne operias sanguinem meum
21-26 In pulvere dormient, et vermes operient eos
23-17 Nec faciem meam operuit caligo
24-15 Et operiet vultum suum
36-30 Cardines quoque maris operiet
38-34 Numquid... et impetus aquarum operiet te?
Psal. 68- 8 Operuit confusio faciem meam
-11 Et operui in jejunio animam meam
70-13 Operiantur confusione et pudore qui quærunt mala mihi
72- 6 Operti sunt iniquitate et impietate sua
77-53 Et inimicos eorum operuit mare
79-11 Operuit montes umbra ejus
84- 3 Operuisti omnia peccata eorum
103- 9 Neque convertentur operire terram
105-11 Et operuit aqua tribulantes eos
-17 Et operuit super congregationem Abiron
108-19 Fiat ei sicut vestimentum, quo operitur
-29 Et operiantur sicut diploide confusione sua
139-10 Labor labiorum ipsorum operiet eos
146- 8 Qui operit cœlum nubibus, et parat terræ pluviam
Prov. 10- 6 Os autem impiorum operit iniquitas
-11 Et os impiorum operit iniquitatem
-12 Et universa delicta operit charitas
24-31 Et operuerant superficiem ejus spinæ
26-26 Qui operit odium fraudulenter, revelabitur
Eccle. 2-16 Tempora oblivione cuncta pariter operient
Eccli. 40- 4 Usque ad eum qui operitur lino crudo
-28 Et super omnem gloriam operuerunt illum
Isai. 4- 1 Et vestimentis nostris operiemur
11- 9 Sicut aquæ maris operientes
26-21 Et non operiet ultra interfectos suos
28-20 Pallium breve utrumq. operire non potest
29-10 Princ. vestros, qui vident visiones, operiet
37- 2 Et seniores de sacerdotibus, opertos saccis
43- 2 Tecum ero, et flumina non operient te
58- 7 Cum videris nudum, operi eum
59- 6 Neque operientur operibus suis
-17 Et opertus est quasi pallio zeli
60- 2 Ecce tenebræ operient terram, et caligo
- 6 Inundatio camelorum operiet te
Jerem. 3-25 Et operiet nos ignominia nostra
14- 3 Confusi sunt et afflicti, et operuerunt capita
- 4 Confusi sunt agricolæ, operuerunt capita sua
46- 8 Ascendens operiam terram : perdam civitat.
47- 2 Et operient terram et plenitudinem ejus
51-42 Multitudine fluctuum ejus operta est
-51 Operuit ignominia facies nostras
Thren. 3-43 Operuisti in furore, et percussisti nos
Baruc. 6-12 Opertis autem illis veste purpurea
-57 Et vestimentum, quo operti sunt, auferent
Ezech. 4-12 Et stercore... operies illud in oculis eorum
7-18 Accingent se ciliciis, et operiet eos formido
12-12 Facies ejus operietur ut non videat oculo
16- 8 Et operui ignominiam tuam
Ezech. 16-18 Et sumpsisti vestimenta tua multicoloria, et operuisti illas
18- 7 Dederit, et nudum operuerit vestimento
-16 Dederit, et nudum operuerit vestimento
24- 7 Non effudit illum super terram ut possit operiri pulvere
- 8 Super petram limpidissimam ne operiretur
26-10 Inundatione equorum ejus operiet te pulvis
-19 Et operuerint te aquæ multæ
30-18 Ipsam nubes operiet
31-15 Induxi luctum, operui eum abysso
32- 7 Et operiam, cum extinctus fueris, cœlum
34- 3 Lac comedebatis, et lanis operiebamini
38-16 Et ascendes..quasi nubes, ut operias terram
Osee. 2- 9 Quæ operiebant ignominiam ejus
10- 8 Et dicent montibus : Operite nos ; et collibus
Abdiæ. -10 Operiet te confusio, et peribis in æternum
Jonæ. 2- 6 Vallavit me, pelagus operuit caput meum
3- 8 Et operiantur saccis homines et jumenta
Mich. 3- 7 Et operient omnes vultus suos
7-10 Et aspiciet inimica mea, et operietur confusione
Habac. 2-14 Quasi aquæ operientes mare
-17 Quia iniquitas Libani operiet te, et vastitas
3- 3 Operuit cœlos gloria ejus
Aggæi. 1- 6 Operuistis vos, et non estis calefacti
Zach. 13- 4 Nec operientur pallio saccino, ut mentiantur
Malac. 2-13 Operiebatis lacrymis altare Domini, fletu
-16 Operiet autem iniquitas vestimentum ejus
1 *Mac.* 2-14 Operuerunt se ciliciis, et planxerunt valde
10-64 Et opertum eum purpura, fugerunt omnes
14-43 Et ut operiatur purpura et auro
Matth. 6-31 Aut quid bibemus, aut quo operiemur ?
8-24 Ita ut navicula operiretur fluctibus
10-26 Nihil e. est opertum, quod non revelabitur
Luc. 8-16 Nemo autem lucernam accendens, operit eam vase
12- 2 Nihil autem opertum est quod non reveletur
23-30 Tunc incipient dicere montibus : Cadite super nos ; et collibus : Operite nos
2 *Cor.* 4- 3 Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum ; in iis, qui pereunt, est opertum
Jacob. 5-20 Et operiet multitudinem peccatorum
1 *Petr.* 4- 8 Quia charitas operit multitudinem peccat.

OPEROR.

Gen. 2- 5 Et homo non erat qui operaretur terram
-15 Ut operaretur et custodiret illum
3-23 Ut operaretur terram, de qua sumptus est
4-12 Cum operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos
31-28 Stulte operatus es ; et nunc quidem
34- 7 Eo quod fœdam rem operatus esset in Israël
Exod. 5-18 Ite ergo, et operamini
15-17 Firmiss. habitaculo tuo quod operatus es
16-23 Quodcumque operandum est, facite
20- 9 Sex diebus operaberis, et facies o. opera tua
23-12 Sex diebus operaberis, septimo die cessabis
34-21 Sex diebus operaberis, die septimo cessabis
36- 1 Ut scirent fabre operari quæ in usus sanctuarii necessaria sunt
Levit. 20-12 Uterque moriatur, quia scelus operati sunt
-13 Uterq. operatus est nefas, morte moriantur
-14 Duxerit matrem ejus, scelus operatus est
-17 Nefariam rem operati sunt : occidentur
25-40 Usq. ad ann. jubilæum operabitur apud te
Num. 8- 4 Ita operatus est candelabrum
23-23 Dicetur Jacob et Israëli quid operatus sit Deus
Deut. 5-13 Sex diebus operaberis, et facies omnia opera
15-19 Non operaberis in primogenito bovis
20-18 Abominationes, quas ipsi operati sunt diis suis
Judic. 9-57 Sichimitis quoque, quod operati erant, retributum est
15- 6 Samson gener Thamnathæi... hæc operatus est
-10 Et reddamus ei quæ in nos operatus est
19-24 Ne scelus hoc contra naturam operemini in virum
Ruth. 2-19 Indicavitque ei apud quem fuisset operata
1 *Reg.* 14-45 Quia cum Deo operatus est hodie
20-19 Ubi celandus es in die qua operari licet
24-20 Pro eo quod hodie operatus es in me
27-12 Multa mala operatus est contra populum s.
2 *Reg.* 9-10 Operare igitur ei terram, tu, et filii tui
3 *Reg.* 14- 9 Operatus es mala super omnes qui fuerunt
15-31 Et omnia quæ operatus est, nonne hæc scripta sunt
16-25 Et operatus est nequiter super omnes
4 *Reg.* 1-18 Quæ operatus est, nonne hæc scripta sunt
12-11 Iis qui operabantur in domo Domini
15-34 Quæ fecerat Ozias pater suus, operatus est
17-19 In erroribus Israël, quos operatus fuerat

4 Reg. 22- 5 Qui et distribuant eam his qui operantur in templo Domini
1 Par. 4-21 Et cognationes domus operantium byssum
2 Par. 2- 7 Qui noverit operari in auro, et argento, ære
-14 Cujus pater fuit Tyrius, qui novit operari in auro
24-13 Egeruntque hi qui operabantur industrie
31-20 Operatusq. est bonum, et rectum, et verum
33- 6 Multaque mala operatus est coram Domino
34-12 Erant autem præpositi operantium, Jahath et Abdias
36- 8 Et abominationum ejus, quas operatus est
2 Esdr. 4- 6 Et provocatum est cor populi ad operandum
-22 Et sint nobis vices per noctem et diem ad operandum
Tobiæ. 4-15 Quicumque tibi aliquid operatus fuerit
Job. 4- 8 Quin potius vidi eos, qui operantur iniquit.
31- 3 Numquid non perditio est iniquo, et alienatio operantibus injustitiam?
-15 Numquid non in utero fecit me qui et illum operatus est
33-29 Ecce, hæc om. operatur Deus tribus vicib.
34- 8 Qui graditur cum operantibus iniquitatem
-22 Ut abscondantur ibi, qui operantur iniquit.
36-23 Quis potest ei dicere: Operatus es iniquit.
Psal. 5- 7 Odisti omnes qui operantur iniquitatem
6- 9 Discedite a me, omnes qui operamini iniquitatem
13- 4 Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem
14- 2 Qui ingreditur sine macula, et operatur justitiam
27- 3 Cum operantibus iniquitatem ne perdas me
35-13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem
43- 2 Opus, quod operatus es in diebus eorum
52- 5 Nonne scient omnes qui operantur iniquit.
57- 3 Etenim in corde iniquitates operamini
58- 3 Eripe me de operantibus iniquitatem
- 6 Non miserearis omnibus qui operantur iniquitatem
63- 3 A multitudine operantium iniquitatem
67-29 Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis
73-12 Operatus est salutem in medio terræ
91- 8 Et apparuerint omnes qui operantur iniquit.
-10 Dispergentur omnes qui operantur iniquit.
93- 4 Usquequo...loquentur omnes qui operantur injustitiam?
-16 Quis stabit mec. adversus operantes iniquit.
100- 8 Ut disperderem... omnes operantes iniquit.
118- 3 Non enim qui operantur iniquitatem
124- 5 Adducet Do. cum operantibus iniquitatem
140- 4 Cum hominibus operantibus iniquitatem
- 9 Custodi me.. et a scandalis operantium iniquitatem
Prov. 10- 4 Egestatem operata est manus remissa
-23 Quasi per risum stultus operatur scelus
-29 Et pavor his qui operantur malum
12-11 Qui operatur terram s., satiabitur panibus
13- 4 Anima autem operantium impinguabitur
14-17 Impatiens operabitur stultitiam
-22 Errant qui operantur malum
16- 4 Universa propter semetipsum operatus est Dominus
21-15 Et pavor operantibus iniquitatem
-24 Indoctus, qui in ira operatur superbiam
-25 Noluerunt e. quidquam manus ejus operari
26-28 Et os lubricum operatur ruinas
28-19 Qui operatur terram suam, satiabitur panibus
30-20 Et tergens os suum dicit: Non sum operata malum
31-13 Et operata est consilio manuum suarum
Eccle. 3-11 Ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus
5-11 Dulcis est somnus operanti, sive parum, sive multum comedat
9-10 Quodcumque facere potest manus tua, instanter operare
Sap. 3-14 Et spado, qui non operatus est per manus suas iniquitatem
8- 5 Quid sapientia locupletius, quæ operatur omnia?
- 6 Si autem sensus operatur: quis horum, quæ sunt, magis quam illa est artifex?
13-19 Et de acquirendo, et de operando, et de omnium rerum eventu petit ab eo
14- 8 Qui fecit illud: quia ille quidem operatus est
15-11 Et qui inspiravit illi animam quæ operatur
Eccli. 7-22 Non lædas servum in veritate operantem
10-30 Melior est qui operatur, et abundat in omnibus
14-17 Ante obitum tuum operare justitiam
-20 Et qui illud operatur, ibit cum illo
-21 Et qui operatur illud, honorabitur in illo
Eccli. 20-30 Qui operatur terram suam, inaltabit acerv.
Et qui operatur justitiam, ipse exaltabitur
24-30 Et qui operantur in me, non peccabunt
27-10 Et veritas ad eos, qui operantur illam, revertetur
-11 Sic peccata operantibus iniquitates
30-13 Doce filium tuum, et operare in illo
33-26 Operatur in disciplina, et quærit requiescere
48-15 Et in morte mirabilia operatus est
51- 3 Et a labiis operantium mendacium
-38 Operamini opus vestrum ante tempus
Isai. 17- 8 Et quæ operati sunt digiti ejus non respiciet
19- 9 Confundentur qui operabantur linum
26-12 Omnia enim opera nostra operatus es nobis
28-21 Ut operetur opus suum, peregrinum est opus
30-24 Et pulli asinorum, qui operantur terram
31- 2 Et contra auxilium operantium iniquitatem
41- 4 Quis hæc operatus est, et fecit, vocans
43-13 Operabor, et quis avertet illud?
44-12 Faber ferrarius lima operatus est
Et operatus est in brachio fortitudinis suæ
-15 De reliquo a. operatus est deum, et adoravit
48- 3 Repente operatus sum, et venerunt
Jerem. 7-26 Et pejus operati sunt, quam. patres eorum
8- 8 Vere mendacium operatus est stylus mendax scribarum
16-12 Sed et vos pejus operati estis, quam patres v.
Baruc. 1-22 Et abivimus... operari diis alienis
2-22 Quod si non audieritis vocem Domini Dei vestri operari regi Babyloniæ
-24 Et non audierunt vocem tuam, ut operarentur regi Babylonis
Ezech. 5- 7 Et juxta judicia gentium.. non estis operati
11-12 Sed juxta judicia gentium... estis operati
16-51 In o. abominationibus tuis, quas operata es
18-18 Et malum operatus est in medio populi sui
-19 Quia filius judicium et justitiam operatus est
-21 Ab omnibus peccatis suis, quæ operatus est
-22 Omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor
In justitia sua, quam operatus est, vivet
-24 Abominationes, quas operari solet impius
-26 In injustitia, quam operatus est, morietur
-27 Et cum averterit se impius ab impietate sua, quam operatus est
-28 Ab omnibus iniquitatibus suis, quas operatus est
22- 9 Scelus operati sunt in medio tui
-11 Et unusquisque in uxorem proximi sui operatus est abominationem
33-13 Et in iniquitate sua, quam operatus est
-29 Propter universas abominationes suas, quas operati sunt
36-27 Et judicia mea custodiatis et operemini
48-19 Operabuntur ex omnibus tribubus Israël
Dan. 13-52 Venerunt peccata tua, quæ operabaris prius
Osee. 6- 8 Galaad civitas operantium idolum
- 9 Quia scelus operati sunt
7- 1 Quia operati sunt mendacium
Mich. 2- 1 Et operamini malum in cubilibus vestris
Soph. 2- 3 Mansueti terræ, qui judicium ejus estis operati
1 Mac. 9-23 Omnes qui operabantur iniquitatem
Matth. 7-23 Discedite a me, qui operamini iniquitatem
14- 2 Et ideo virtutes operantur in eo
21-28 Dixit: Fili, vade hodie, operare in vinea mea
25-16 Et operatus est in eis, et lucratus est alia
26-10 Opus enim bonum operata est in me
Marc. 6-14 Et propterea virtutes operantur in illo
14- 6 Bonum opus operata est in me
Luc. 13-14 Sex dies sunt, in quibus oportet operari
Joan. 5-17 Pater meus usque modo operatur, et ego operor
6-27 Operamini non cibum qui perit, sed qui permanet.
-28 Quid faciemus ut operemur opera Dei?
-30 Ut videamus, et credamus tibi? quid operaris?
9- 4 Me oportet operari opera ejus qui misit me
Venit nox, quando nemo potest operari
Act. 10-35 Qui timet eum, et operatur justitiam, acceptus est illi
13-41 Quia opus operor ego in diebus vestris
18- 3 Manebat apud eos, et operabatur
Rom. 1-27 Masculi in masculos turpitudinem operantes
2- 9 In omnem animam hominis operantis malum
-10 Et honor et pax omni operanti bonum
4- 4 Ei a. qui operatur, merces non imputatur
- 5 Ei vero, qui non operatur, credenti a. in eum
-15 Lex enim iram operatur. Ubi e. non est lex
5- 3 Scientes quod tribulatio patientiam operatur
7- 5 Operabantur in membris nostris
- 8 Operatum est in me omn. concupiscentiam
Rom. 7-13 Per bonum operatum est mihi mortem
-15 Quod enim operor, non intelligo
-17 Nunc autem jam non ego operor illud
-20 Jam non ego operor illud, sed quod habitat in me
13-10 Dilectio proximi malum non operatur
1 Cor. 4-12 Et laboramus operantes manibus nostris
5- 3 Judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est
9- 6 Non habemus potestatem hoc operandi?
-13 Nescitis quoniam qui in sacrario operantur
12- 6 Deus, qui operatur omnia in omnibus
-11 Hæc autem omnia operatur unus atque idem Spiritus
16-10 Opus enim Domini operatur, sicut et ego
2 Cor. 1- 6 Quæ operatur tolerantiam earumdem passionum
4-12 Ergo mors in nobis operatur, vita a. in vobis
-17 Æternum gloriæ pondus operatur in nobis
7-10 Pœnitentiam in salutem stabilem operatur
Sæculi autem tristitia mortem operatur
-11 Quantam in vobis operatur sollicitudinem
9-11 Quæ operatur per nos gratiarum actionem Deo
Galat. 2- 8 Qui enim operatus est Petro in apostolatum
Operatus est et mihi inter gentes
3- 5 Operatur virtutes in vobis: ex operibus legis
5- 6 Sed fides, quæ per charitatem operatur
6-10 Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes
Ephes. 1-11 Qui operatur omnia secundum consilium
-20 Quam operatus est in Christo, suscitans ill.
2- 2 Qui nunc operatur in filios diffidentiæ
3-20 Secundum virtutem, quæ operatur in nobis
4-28 Operando manibus suis quod bonum est
Philip. 2-12 Cum metu et tremore vestram salutem operamini
-13 Deus est enim, qui operatur in vobis et velle
Colos. 1-29 Quam operatur in me in virtute
3-23 Quodcumque facitis, ex animo operamini
1 Thes. 2- 9 Nocte ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus
-13 Dei, qui operatur in vobis, qui credidistis
4-11 Operemini manib. vestris, sicut præcepimus
2 Thes. 2- 7 Nam mysterium jam operatur iniquitatis
3- 8 Et in fatigatione, nocte et die operantes
-10 Quoniam si quis non vult operari, nec manducet
-11 Nihil operantes, sed curiose agentes
-12 Ut cum silentio operantes, suum panem manducent
2 Tim. 2- 9 Laboro usq. ad vincula, quasi male operans
Hebr. 11-33 Operati sunt justitiam, adepti sunt reprom.
Jacob. 1- 3 Probatio fidei vestræ patientiam operatur
-20 Ira enim viri justitiam Dei non operatur
2- 9 Si a. personas accipitis, peccatum operamini
2 Joan. - 8 Videte vosmetipsos: ne perdatis quæ operati estis
3 Joan. - 5 Fideliter facis quidquid operaris in fratres
Apoc. 18-17 Et qui in mari operantur, longe steterunt

OPERTORIUM.

Exod. 36-19 Fecit et opertorium tabernaculi de pellibus
39-33 Opertorium de pellibus arietum rubricatis
Psal. 101-27 Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur

OPES.

Gen. 31-16 Sed Deus tulit opes patris nostri
45-20 Quia omnes opes Ægypti vestræ erunt
Num. 10-32 Quidquid optimum fuerit ex opibus
Deut. 6-11 Domos plenas cunctarum opum
Judic. 18- 7 Magnarumque opum, et procul a Sidone
Ruth. 2- 1 Homo potens, et magn. opum, nomine Booz
2 Par. 9- 1 Venit... in Jerusalem, cum magnis opibus et camelis
Job. 21-25 Alius vero moritur in amaritudine animæ absque ullis opibus
Prov. 3-15 Pretiosior est cunctis opibus
8-18 Mecum sunt divitiæ, et gloria, opes superbæ
23- 5 Ne erigas oculos tuos ad opes, quas non potes habere
Eccle. 2- 9 Supergressus sum opibus omnes qui ante me
5-10 Ubi multæ sunt opes, multi et qui comedunt
Eccli. 9-16 Non zeles gloriam et opes peccatoris
37- 6 Non immemor sis illius in opibus tuis
Ezech. 22-25 Opes et pretium acceperunt
26-12 Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes
27-18 In multitudine diversarum opum
-34 In profundis aquarum opes tuæ
Dan. 11- 2 Quartus ditabitur opibus nimiis sup. omnes
-13 Veniet properans cum exercitu magno et opibus nimiis
-28 Revertetur in terram s. cum opibus multis
1 Mac. 4-23 Acceperunt aurum multum..et opes magnas

OPHAZ.

Ophaz idem est cum Ophir; quænam autem sit regio quæ dicitur Ophir, variæ sunt sententiæ. Verior esse videtur eorum opinio qui putant Ophir esse insulam Taprobanam, quæ etiam Sumatra dicitur; imo totam illam oram quæ continet Pegu, Malacam, et quam memoravimus Taprobanam.

Jerem. 10- 9 Affertur, et aurum de Ophaz

OPHEL.

Villalpandus, in suo Schemate Jerusalem, constituit Ophel locum illum totum, qui a parte Orientali templi, et muro civitatis intercipitur, ex quo ea pars muri diceretur murus Ophel, in quo loco Joatham ad quatuor stadiorum spatium multum ædificavit. Quidam murum Ophel vertunt murum clivi, *et ad Occasum templi collocant; quibus favere videtur Scriptura, 2 Paral. 33-14. Nomine etiam Ophel habitatio Nathinæorum sive Gabaonitarum vocabatur, 2 Esdr. 3-26. Sanctus Hieronymus ex traditione Hebræorum ait duas fuisse Jerosolymis præcipue altas turres, quarum altera diceretur Ophel, altera Baban.*

2 Par. 27- 3 Et in muro Ophel multa construxit
33-14 Per circuitum usque ad Ophel
2 Esdr. 3-26 Nathinæi autem habitabant in Ophel
11-21 Et Nathinæi, qui habitabant in Ophel

OPHER.

Filius secundus Madian filii Abraham ex Cetura. Putat sanctus Hieronymus Opher Libyam possedisse, quæ est dicta Africa, ex nomine suo Opher vel Apher.

Gen. 25- 4 Ex Madian ortus est Epha, et Opher

OPHER.

Nomen urbis. Ignoratur ad quam tribum pertinuerit, quia non numeratur in sortitione terræ sanctæ. Videtur tamen in Zabulon. Hanc cepit Josue, rege illius interfecto.

Josue. 12-17 Rex Taphua unus, rex Opher unus
4 Reg. 14-25 Qui erat de Geth, quæ est in Opher

OPHERA.

Nona autur inter urbes primæ partis tribus Benjamin.

Josue. 18-23 Et Avim, et Aphara, et Ophera

OPHI. *Vir de Netophathi.*

Jerem. 40- 8 Et filii Ophi, qui erant de Netophathi

OPHIM.

Filius nonus Benjamin filii Jacob.

Gen. 46-21 Filii Benjamin... et Mophim, et Ophim, et Ared

OPHIOMACHUS.

Genus locustæ, ex eo habens nomen, quod cum serpentibus pugnet. Plin.

Levit. 11-22 Et attacus atque ophiomachus, ac locusta

OPHIR.

Filius undecimus Jectan filii secundi Heber, e stirpe Sem filii Noe. Posteros Ophir a fluvio Caphene progressos, usque ad regionem Indiæ, quæ vocatur Hieria, habitasse refert Josephus; a quo puto, inquit sanctus Hieronymus, et regionem vocabulum consecutam.

Gen. 10-29 Et Ophir, et Hevila, et Jobab : omnes isti, filii Jectan
1 Par. 1-23 Ophir, et Hevila, et Jobab : omnes isti, filii Jectan

OPHIR.

Ophira regio, quæ (ut refert Josephus, lib. 8) etiam aurea terra nuncupatur; unde aurum Ophirizum, quod obrizum vocant. Locus ad quem Salomonis classis triennio quoque (singulis annis vult Salianus) navigabat, aurum asportatura. Sed ubinam gentium sit Ophir, etiamnum inter diligentiores scriptores magna lis est; aliis Sophalam in Africa, aliis Taprobanam insulam in Asia, aliis Peruviam in America, aliis aliam regionem esse contendentibus. Pro Ophir legit Ophaz Jeremias. Vid. Ophaz.

3 Reg. 9-28 Qui cum venissent in Ophir
10-11 Sed et classis Hiram, quæ portabat aurum de Ophir, attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis
22-49 Quæ navigarent in Ophir propter aurum
1 Par. 29- 4 Tria millia talenta auri de auro Ophir
2 Par. 8-18 Abierunt cum servis Salomonis in Ophir
9-10 Servi Hiram... attulerunt aurum de Ophir

OPHLAL.

Filius Zabad filii Nathan filii Ethei.

1 Par. 2-37 Zabad quoque genuit Ophlal, et Ophlal genuit Obed

OPHNI.

Anno mundi 2925, ante J. Ch. 1129. Filius Heli summi pontificis, sacerdosque Domini in Silo. Ophni et Phinees filii Heli sacerdotes, contemnentes sacrificia Domini, nondum adipe incenso vi auferentes partem suam, retrahebant homines a sacrificio Domini : cum enim videret populus non servari ritus solitos sacrificiorum, oblationibus abstinebat. Insuper et turpem habebant consuetudinem filii Heli cum mulieribus, virginibus aut viduis, quæ tabernaculo deserviebant texendis sacris vestibus, abluendis, sarciendis, aliisque hujusmodi ministeriis, quæ muliebrem artem et industriam requirebant. Objurgavit quidem illos Heli pater, sed molliter ac remissa reprehensione; vir enim ea ætate venerandus, ea auctoritate et dignitate pollens, omnibus modis scelera filiorum punire et reprimere debuisset. Non blanda, sed exasperata fronte ad eos corripiendos tenebatur Heli; non verbis, sed pœnis, rei publicæ atque sacræ memor magis quam paterni nominis. Verumtamen illi non audierunt vocem patris sui; ideo Deus misit prophetam ad Heli qui ei suam et filiorum in uno die mortem prædiceret. In prælio reipsa cæsi sunt Israelitæ, a Philisthæis capta est arca fœderis, duo filii Heli interfecti sunt; quibus auditis Heli cecidit de sella et fractis cervicibus mortuus est.

1 Reg. 1- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
2-34 Ophni et Phinees : In die uno morientur
4- 4 Erantque duo filii Heli cum arca fœderis Dei, Ophni et Phinees
-11 Filii Heli mortui sunt, Ophni et Phinees
-17 Duo filii tui mortui sunt, Ophni et Phinees

OPHNI. *Civitas in tribu Benjamin.*

Josue. 18-24 Villa Emona, et Ophni, et Gabee

OPHRA.

Filii Maonathi filii Othoniel filii Cenez.

1 Par. 4-14 Maonathi genuit Ophra

OPIFEX.

Act. 19-25 Convocans et eos qui hujusmodi erant opifices

OPILIO.

Gen. 38-12 Hiras opilio gregis Odollamites

OPINATISSIMA.

Judith. 2-13 Effregit a. civitatem opinatissimam Melothi

OPINIO.

Matth. 4-24 Et abiit opinio ejus in totam Syriam
24- 6 Audituri e. estis prælia et opiniones prælior.
Marc. 13- 7 Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum

OPIS.

Psal. 40- 4 Domin. opem ferat illi super lectum doloris

OPITULATIO.

1 Cor. 12-28 Opitulationes, gubernationes, genera ling.

OPITULOR.

Deut. 32-38 Surgant, et opitulentur vobis, et in necessitate vos protegant

OPORTET.

2 Reg. 4-10 Cui oportebat mercedem dare pro nuntio
1 Esdr. 6- 8 Quid oporteat fieri a presbyteris Judæorum
Tobiæ. 6-12 Et oportet eam te accipere conjugem
Sap. 12-19 Quoniam oportet justum esse et humanum
15-12 Et oportere undecumque etiam ex malo acquirere
16- 4 Oportebat enim illis sine excusatione
-28 Oportet prævenire solem ad benedictionem
Prolog. Eccli. In quibus oportet laudare Israel
Discere quemadmodum oporteat instituere mores
Baruc. 6- 5 Te oportet adorari, Domine
Dan. 3-16 Non oportet nos de hac re respondere tibi
1 Mac. 10-36 Dabuntur illis copiæ ut oportet omnibus exercitibus regis
12-11 In diebus solemnibus, et cæteris quibus oportet, memores sumus vestri
2 Marc. 4-19 Ne in sacrificiis erogarentur, quia non oporteret
6-20 Intuens autem, quemadmodum oporteret accedere
Matth. 16-21 Quia oporteret eum ire Jerosolymam
17-10 Dicunt quod Eliam oporteat primum venire
18-33 Nonne ergo oportuit et te misereri conservi
23-23 Hæc oportuit facere, et illa non omittere
24- 6 Oportet e. hæc fieri, sed nondum est finis
25-27 Oportuit ergo te committere pecuniam m.
26-35 Etiam si oportuerit me mori tecum, non te negabo
-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ, quia sic oportet fieri ?
Marc. 8-31 Quoniam oportet Filium hominis pati multa
9-10 Quid ergo dicunt Pharisæi et Scribæ, quia Eliam oportet venire primum ?
13- 7 Ne timueritis : oportet enim hæc fieri
-10 Primum oportet prædicari Evangelium
14-31 Et si oportuerit me simul commori tibi
Luc. 2-49 In his quæ Patris mei sunt, oportet me esse
4-43 Et aliis civitatibus oportet me evangelizare
9-22 Quia oportet Filium hominis multa pati
11-42 Hæc a. oportuit facere, et illa non omittere
12-12 Spiritus enim sanctus docebit vos in ipsa hora, quid oporteat vos dicere
13-14 Sex dies sunt, in quibus oportet operari
-16 Non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati
-33 Verumtamen oportet me hodie... ambulare
15-32 Epulari autem et gaudere oportebat
17-25 Primum autem oportet illum multa pati
18- 1 Quoniam oportet semper orare et non deficere
19- 5 Quia hodie in domo tua oportet me manere
21- 9 Oportet primum hæc fieri, sed nondum statim finis
22-37 Quod scriptum est, oportet impleri in me
24- 7 Dicens : Quia oportet Filium hominis tradi
-26 Nonne hæc oportuit pati Christum ?
-46 Et sic oportebat Christum pati, et resurgere
Joan. 3- 7 Non mireris quia dixi tibi : oportet vos nasci denuo
-14 Ita exaltari oportet Filium hominis
-30 Illum oportet crescere, me autem minui
4- 4 Oportebat a. eum transire per Samariam
-20 Quia Jerosolymis est locus, ubi adorare oportet
-24 In spiritu et veritate oportet adorare
9- 4 Me oportet operari opera ejus qui misit me
10-16 Et illas oportet me adducere
12-34 Tu dicis : Oportet exaltari Filium hominis
20- 9 Quia oportebat eum a mortuis resurgere
Act. 1-16 Viri fratres, oportet impleri Scripturam
-21 Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt
3-21 Quem oportet quidem cœlum suspicere
4-12 In quo oporteat nos salvos fieri
5-29 Obedire oportet Deo magis quam hominib.
9- 7 Et ibi dicetur tibi quid te oporteat facere
-16 Quanta oporteat eum pro nomine meo pati
10- 6 Hic dicet tibi quid te oporteat facere
13-46 Vobis oportebat primum loqui verbum Dei
14-21 Et quoniam per multas tribulationes oportetur nos intrare in regnum Dei
15- 5 Dicentes : Quia oportet circumcidi eos
16-30 Do., quid me oportet facere, ut salvus fiam?
17- 3 Et insinuans quia Christum oportuit pati
19-21 Oportet me et Romam videre
-36 Oportet vos sedatos esse
20-35 Sic laborantes, oportet suscipere infirmos
21-22 Utique oportet convenire multitudinem
22-10 Tibi dicetur de omnibus, quæ te oporteat facere
23-11 Sic te oportet et Romæ testificari
24-19 Judæi, quos oportebat apud te præsto esse
25-10 Ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari
-24 Et acclamantes non oportere eum vivere
27-21 Oportebat quidem, o viri, audito me
-24 Ne timeas, Paule, Cæsari te oportet assistere
-26 In insulam a. quamd. oportet nos devenire
Rom. 1-27 Et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes
8-26 Nam quid oremus, sicut oportet, nescimus
12- 3 Non plus sapere quam oportet sapere
1 Cor. 7-36 Quod sit superadulta, et ita oportet fieri
8- 2 Nondum cognovit quemadmodum oporteat eum scire
11-19 Nam oportet et hæreses esse
15-25 Oportet autem illum regnare, donec ponat
-53 Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem
2 Cor. 2- 3 De quibus oportuerat me gaudere
5-10 Omnes e. nos manifestari oportet ante trib.
11-30 Si gloriari oportet : quæ infirmitatis meæ
12- 1 Si gloriari oportet (non expedit quidem)

Ephes. 6-20 Ut in ipso audeam, prout oportet me, loqui
Colos. 3-18 Mulieres, subditæ estote viris, sicut oportet
4- 4 Ut manifestem illud ita ut oportet me loqui
- 6 Quomodo oporteat vos unicuiq. respondere
1 Thes. 4- 1 Quemadmodum accepistis a nobis, quomodo oporteat vos ambulare
2 Thes. 3- 7 Scitis quemadmodum oporteat imitari nos
1 Tim. 3- 2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem
- 7 Oportet autem illum et testimonium habere bonum
-15 Si autem tardavero, ut scias quomodo oporteat te in domo Dei conversari
5-13 Verbosæ, et curiosæ, loquentes quæ non oportet
2 Tim. 2- 6 Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere
-24 Servum autem Domini non oportet litigare
Tit. 1- 7 Oportet enim episcopum sine crimine esse
-11 Quos oportet redargui : qui univ. domos subvertunt, docentes quæ non oportet
Hebr. 2- 1 Propterea abundantius oportet observare
9-26 Alioquin oportebat eum frequenter pati
11- 6 Credere enim oportet accedentem ad Deum
Jacob. 3-10 Non oportet, fratres mei, hæc ita fieri
1 Petr. 1- 6 Si oportet contristari in variis tentationibus
2 Petr. 3-11 Quales oportet vos esse in sanctis conversat.
Apoc. 1- 1 Palam facere servis suis, quæ oportet fieri
-19 Et quæ sunt, et quæ oportet fieri post hæc
4- 1 Et ostendam tibi quæ oportet fieri post hæc
10-11 Oportet te iterum prophetare gentibus
11- 5 Voluerit eos lædere, sic oportet eum occidi
13-10 Qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi
17-10 Et cum venerit, oportet illum breve tempus manere
20- 3 Post hæc oportet illum solvi modico temp.
22- 6 Ostendere servis suis quæ oportet fieri cito

OPPANDO.

Exod. 27-21 Extra velum quod oppansum est testimonio
35-12 Et velum quod ante illud oppanditur

OPPIDO. *Adverb.*

Gen. 19- 3 Compulit illos oppido ut diverterent ad eum
25-30 Ait : Da mihi de coctione hac rufa, quia oppido lassus sum
2 Par. 35-23 Educite me... quia oppido vulneratus sum

OPPIDUM.

Gen. 13-12 Lot vero moratus est in oppidis
24-11 Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum juxta puteum aquæ vespere
25-16 Et hæc nomina per castella et oppida eorum
33-18 Et habitavit juxta oppidum
44-13 Reversi sunt in oppidum
Levit. 14-45 Univ. pulverem projicient extra oppidum
Num. 21-28 Ignis egressus est de Hesebon, flamma de oppido Sehon
22-36 Quod cum audisset Balac, egressus est in occursum ejus, in oppido Moabitarum
35- 3 Ut ipsi in oppidis maneant
- 6 De ipsis a. oppidis, quæ Levitis dabitis Et exceptis his, alia quadraginta duo oppida
- 8 Singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis
Deut. 2-36 Ab Aroër...oppido quod in valle situm est
3- 4 Non fuit oppidum, quod nos effugeret
- 5 Absque oppidis innumeris, quæ non habebant muros
12-17 Non poteris comedere in oppidis tuis decimam frumenti
-21 Et comedes in oppidis tuis, ut tibi placet
Josue. 8- 1 Et consurgens ascende in oppidum Haï
-17 Sicut eruperant aperta oppida relinquentes
10- 2 Urbs enim magna erat Gabaon, et una civitatum regalium, et major oppido Haï
-37 Et percussit... omnia oppida regionis illius
-39 Atque omnia per circuitum oppida percussit
13-17 Et Bamothbaal, et oppidum Baalmaon
-30 Vicos Jair, qui sunt in Basan, sexaginta oppida
17-11 Et habitatores Dor cum oppidis suis
Judic. 6-28 Cumque surrexissent viri oppidi ejus mane
9-20 Consumat habit. Sichem, et oppidum Mello Egrediaturque ignis... de oppido Mello
-50 Inde proficiscens venit ad oppidum Thebes
10- 4 Appellatæ Havoth-Jaïr, id est, Oppida Jaïr
14- 5 Cumq. venissent ad vineas oppidi, apparuit
19-12 Non ingrediar oppidum gentis alienæ
21-19 Ad Sichimam, et ad Meridiem oppidi Lebona
1 Reg. 9-25 Et descenderunt de excelso in oppidum
2 Reg. 2- 3 Et manserunt in oppidis Hebron
3 Reg. 9-11 Tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida
-12 Ut videret oppida quæ dederat ei Salomon
4 Reg. 14-11 Et viderunt se... in Bethsames oppido Judæ
1 Par. 2-23 Cepitque Gessur, et Aram, oppida Jaïr
2 Par. 26- 6 Ædificavit quoque oppida in Azoto
Esth. 4- 3 In omnibus quoque provinciis, oppidis
9- 2 Congregatiq. sunt per singul. civitat., oppida
-19 Qui in oppidis non muratis ac villis morabantur
Thren. 2-11 Cum deficeret parvulus et lactens in plateis oppidi

OPPILO.

2 Esdr. 7- 3 Clausæ portæ sunt, et oppilatæ
Psal. 106-42 Et omnis iniquitas oppilabit os suum
1 Mac. 2-36 Nec oppilaverunt loca occulta

OPPONO.

Deut. 24- 6 Quia animam suam opposuit tibi
2 Esdr. 5- 3 Et vineas et domos nostras opponamus
Judith. 16- 8 Nec excelsi gigantes opposuerunt se illi
Thren. 3-44 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio
Ezech. 13- 5 Neque opposuistis murum pro domo Israël
22-30 Et staret oppositus contra me pro terra

OPPORTUNE.

Marc. 14-11 Et quærebat quomodo illum opportune traderet
2 Tim. 4- 2 Prædica verbum, insta opportune, importune

OPPORTUNITAS.

Psal. 9-10 Adjutor in opportunitatibus, in tribulatione
H. 10- 1 Despicis in opportunitatibus, in tribulatione
Eccle. 8- 6 Omni negotio tempus est, et opportunitas
2 Mac. 14-29 Opportunitatem observabat
Matth. 26-16 Quærebat opportunitatem ut eum traderet
Luc. 22- 6 Quærebat opportunitatem ut traderet illum

OPPORTUNUS, A, UM.

Psal. 31- 6 Pro hac orabit ad te omnis sanctus, in tempore opportuno
144-15 Tu das escam illor. in tempore opportuno
Prov. 15-23 Et sermo opportunus est optimus
Baruc. 1-14 In die solemni, et in die opportuno
1 Mac. 11-42 Sed gloria illustrabo te, et gentem tuam, cum fuerit opportunum
2 Mac. 4-32 Ratus autem Menelaüs accepisse se tempus opportunum
8- 6 Succend. eas : et opportuna loca occupans
-31 Omnia composuerunt in locis opportunis
10-15 Judæi vero, qui tenebant opportunas munitiones
14- 1 Per portum Tripolis ascendisse ad loca opportuna
- 5 Tempus autem opportunum dementiæ suæ nactus
-22 Præcepit autem Judas armatos esse locis opportunis
15-20 Equitesque opportuno in loco compositi
Marc. 6-21 Et cum dies opportunus accidisset
Act. 24-25 Vade : tempore a. opportuno accersam te
Hebr. 4-16 Et gratiam inveniamus in auxilio opportuno
6- 7 Et generans herbam opportunam illis

OPPOSITIONES.

1 Tim. 6-20 Et oppositiones falsi nominis scientiæ

OPPRESSIONES.

Eccli. 40- 9 Contentio, et rhomphæa, oppressiones, fames

OPPRIMO.

Gen. 34- 2 Et dormivit cum illa, vi opprimens virginem
41-36 Et præparetur futuræ septem annorum fami, quæ oppressura est Ægyptum
-56 Nam et illos oppresserat fames
44-34 Ne calamitatis, quæ oppressura est patrem meum, testis assistam
47-13 Oppresserat fames terram, maxime Ægypti
Exod. 1-10 Venite, sapienter opprimamus eum
-12 Quantoque opprimebant eos, tanto magis multiplicabantur, et crescebant
3- 9 Qua ab Ægyptiis opprimuntur
5- 9 Opprimantur operibus, et expleant ea
6- 5 Ego audivi gemitum filiorum Israël, quo Ægyptii oppresserunt eos
19-13 Sed lapidibus opprimetur, aut confodietur
21-32 Bos vero lapidibus opprimetur
22-25 Non urgebis eum... nec usuris opprimes
Levit. 19-13 Non facies calumniam proximo tuo, nec vi opprimes eum
24-16 Lapidibus opprimet eum omnis multitudo
-23 Eduxerunt eum... ac lapidibus oppresserunt
25-39 Non eum opprimes servitute famulorum
-46 Filios Israël ne opprimatis per potentiam
Num. 14-10 Cumque clamaret omnis multitudo, et lapidibus eos vellet opprimere
Deut. 21-14 Dimittes eam liberam, nec vendere poteris pecunia, nec opprimere per potentiam
28-29 Calumniam sustineas, et opprimaris violentia
-33 Calumniam sustinens, et oppressus cunctis diebus
-53 Et vastitate, qua opprimet te hostis tuus
-57 Et vastitate, qua oppressit te inimicus tuus
Judic. 3-10 Tradidit Dom. in manus ejus Chusan Rasathaïm regem Syriæ, et oppressit eum
4- 3 Per vig. annos vehementer oppresserat eos
-24 Et forti manu opprimebant Jabin regem Chanaan
6- 2 Et oppressi sunt valde ab eis
10- 8 Afflictique sunt, et vehementer oppressi
-12 Et Amalec et Chanaan oppresserunt vos
1 Reg. 12- 3 Si oppressi aliquem, si de manu cujusquam munus accepi
- 4 Non es calumniatus nos, neque oppressisti
22- 2 Et oppressi ære alieno, et amaro animo
2 Reg. 13-12 Noli, frater mi, noli opprimere me
-14 Prævalens viribus oppressit eam, et cubavit
-32 Ex die qua oppressit Thamar sororem ejus
21- 5 Virum, qui attrivit nos et oppressit inique
3 Reg. 3-19 Dormiens quippe oppressit eum
1 Par. 4-10 Et feceris me a malitia non opprimi
Esth. 7- 8 Et ait : Etiam reginam vult opprimere
14- 8 Quod durissima nos opprimunt servitute
16- 3 Et non solum subjectos regibus nituntur opprimere
Job. 1-19 Domus, quæ corruens oppressit liberos tuos
10- 3 Numq. bonum tibi videtur, si calumnieris me, et opprimas me opus manuum tuar.
12-21 Eos, qui oppressi fuerant, relevans
16- 8 Nunc autem oppressit me dolor meus
19- 3 Et non erubescitis opprimentes me
22-11 Et putabas te... impetu aquarum inundantium non oppressum iri ?
24- 4 Oppresserunt pariter mansuetos terræ
- 6 Vineam ejus, quem vi oppresserunt, vindemiant
27-20 Nocte opprimet eum tempestas
30-12 Et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis
36-18 Non te ergo superet ira, ut aliq. opprimas
Prov. 11-27 Investigator malorum est, opprimetur ab eis
20-13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat
25-27 Scrutator est majestatis, opprimetur a gloria
28-16 Multos opprimet per calumniam
Sap. 2-10 Opprimamus pauperem justum, et non parcamus
Eccli. 4-35 Et opprimens subjectos tibi
11- 6 Multi potentes oppressi sunt valide
Isai. 1-17 Subvenite oppresso, judicate pupillo
10- 2 Ut opprimerent in judicio pauperes
24-12 Et calamitas opprimet portas
Jerem. 21-12 Et eruite vi oppressum de manu calumn.
22- 3 Et liberate vi oppressum de manu calumn. Nolite contristare, neque opprimatis inique
-13 Amicum suum opprimet frustra
Thren. 1- 4 Virgines ejus squalidæ, et ipsa oppressa amaritudine
Ezech. 22-11 Frater soror. s. filiam patris s. oppressit in te
-29 Et advenam opprimebant calumnia absque judicio
Dan. 11-26 Conterent illum, exercitusq. ej. opprimetur
13-53 Innocentes opprimens, et dimittens noxios
Malac. 3- 5 Opprimunt peregrinum, nec timuerunt me
1 Mac. 5-44 Et oppressa est Carnaim, et non potuit sustinere
2 Mac. 1-28 Afflige opprimentes nos, et contumeliam facientes in superbia
9- 2 Et tentavit... civitatem opprimere
Luc. 11-53 Cœperunt... et os ejus opprimere de multis
Act. 10-38 Et sanando omnes oppressos a diabolo
Jacob. 2- 6 Nonne divites per potentiam opprimunt vos
2 Petr. 2- 7 Et justum Lot oppressum a nefandorum injuria ac luxuriosa conversatione eripuit

OPPROBRIUM.

Gen. 30-23 Dicens : Abstulit Deus opprobrium meum
Josue. 5- 9 Hodie abstuli opprobrium Ægypti a vobis
1 Reg. 11- 2 Ponamque vos opprobrium in universo Isr.
17-26 Quid dabitur viro, qui percusserit Philisth. hunc, et tulerit opprobrium de Israël ?
-36 Nunc vadam, et auferam opprobrium populi
25-39 Ait : Benedictus Dominus, qui judicavit causam opprobrii mei de manu Nabal
2 Reg. 13-13 Ego e. ferre non potero opprobrium meum
2 Esdr. 1- 3 In afflictione magna sunt, et in opprobrio
2-17 Et non simus ultra opprobrium
4- 4 Converte opprobrium super caput eorum
Judith. 4-10 Et fierent opprobrium gentibus
5-18 Dati sunt... in gladium et in opprobrium
-25 Et erimus in opprobrium universæ terræ

Judith. 7-16 Et simus opprobrium omni carni
Job. 19- 5 Erigimini, et arguitis me opprobriis meis
Psal. 14- 3 Et opprobrium non accepit adversus prox.
21- 7 Opprobrium hominum, et abjectio plebis
30-12 Factus sum opprobrium et vicinis meis valde
38- 9 Erue me : opprobrium insipienti dedisti me
43-14 Posuisti nos opprobrium vicinis nostris
56- 4 Dedit in opprobrium conculcantes me
68- 8 Quoniam propter te sustinui opprobrium
-10 Et opprobria exprobrantium tibi, ceciderunt super me
-11 Et factum est in opprobrium mihi
77-66 Opprobrium sempiternum dedit illis
78- 4 Facti sumus opprobrium vicinis nostris
88-42 Factus est opprobrium vicinis suis
-51 Memor esto, Do., opprobrii servorum tuor.
108-25 Et ego factus sum opprobrium illis
118-22 Aufer a me opprobrium et contemptum
-39 Amputa opprobrium meum, quod suspicatus sum
122- 4 Opprobrium abundantibus, et despectio
Prov. 6-33 Et opprobrium illius non delebitur
18- 3 Sed sequitur eum ignominia et opprobrium
Eccli. 20-26 Opprobrium nequam in homine mendacium
41- 9 Et cum semine illorum assiduitas opprobrii
-10 Quoniam propter illum sunt in opprobrio
42-11 Nequando faciat te in opprobrium venire
-14 Et mulier confundens in opprobrium
47- 4 Numquid non... abstulit opprobrium de gente?
Isai. 4- 1 Aufer opprobrium nostrum
25- 8 Et opprobrium populi sui auferet
47- 3 Et videbitur opprobrium tuum
51- 7 Nolite timere opprobrium hominum
54- 4 Et opprobrii viduitatis tuæ non recordaberis
Jerem. 6-10 Verbum Dom. factum est eis in opprobrium
14-21 Ne des nos in opprobrium propter nomen t.
15-15 Scito quon. sustinui propter te opprobrium
20- 8 Et factus est mihi sermo Do. in opprobrium
-11 Quia non intellexerunt opprobrium sempiternum
23-40 Et dabo vos in opprobrium sempiternum
24- 9 Et dabo eos... in opprobrium et in parab.
29-18 Et dabo eos.. in opprobrium cunctis gentib.
31-19 Sustinui opprobrium adolescentiæ meæ
42-18 Et eritis.. in maledictum et in opprobrium
44- 8 Et sitis in maledictionem et in opprobrium
-12 Et erunt... in maledictionem et in opprobrium
49-13 Quod in solitudinem et in opprobrium.. erit Bosra
51-51 Confusi sumus, quoniam audivimus opprobrium
Thren. 2- 6 In opprobrium et in indignationem furoris
3-30 Saturabitur opprobriis
5- 1 Intuere, et respice opprobrium nostrum
Baruç. 6-47 Reliquerunt.. et opprobrium postea futuris
-71 Confeduntur, et erunt opprobrium in reg.
-72 Nam erit longe ab opprobriis
Ezech. 5-14 Et dabo te in desertum, et in opprobrium
-15 Et eris opprobrium, et blasphemia, exempl.
16-57 Sicut hoc temp. in opprobrium filiar. Syriæ
21-28 Hæc dicit Dominus Deus ad filios Ammon, et ad opprobrium eorum
22- 4 Propterea dedi te opprobrium gentibus
34-29 Neq. portabunt ultra opprobrium gentium
35-12 Ego Dominus audivi universa opprobria tua
36- 3 Et ascendistis super labium linguæ et opprobrium populi
-15 Opprobrium populor. nequaquam portabis
-30 Ut non portetis ultra opprobrium famis
Dan. 3-33 Et opprobrium facti sumus servis tuis
9-16 Jerus. et populus tuus in opprobrium sunt
11-18 Et cessare faciet principem opprobrii sui
Et opprobrium ejus convertetur in eum
12- 2 Et alii in opprobrium ut videant semper
Osee. 12-14 Et opprobrium ejus restituet ei Dominus s.
Joel. 2-17 Et ne des hæreditatem tuam in opprobrium
-19 Non dabo vos ultra opprobrium in gentibus
Mich. 6-16 Et opprobrium populi mei portabitis
Soph. 2- 8 Audivi opprobrium Moab et blasphemias
3-18 Ut non ultra habeas super eis opprobrium
1 Mac. 1-41 Dies festi ejus conversi sunt in luctum, sabbata ejus in opprobrium
4-45 Ne forte illis esset in opprobrium
-58 Et aversum est opprobrium gentium
10-70 Factus sum in derisum et in opprobrium
Luc. 1-25 Quibus respexit auferre opprobrium meum
1 Tim. 3- 7 Ut non in opprobrium incidat, et in laqueum
Hebr. 10-33 Opprobriis et tribulation. spectaculum facti

OPPUGNO.

Deut. 20-12 Cœperit contra te bellum, oppugnabis eam
Josue. 10- 5 Castrametati sunt circa Gabaon, oppugnantes eam
-31 Et exercitu per gyrum disposito oppugnabat
Judic. 1- 8 Oppugnantes ergo filii Juda Jerusalem
9-31 Et oppugnat adversum te civitatem
-44 Cum cuneo suo oppugnans et obsidens civit.
-45 Abimelech omni die illo oppugnabat urbem
20-20 Contra Benjamin, urbem oppugnare cœper.
1 Reg. 23- 1 Dicentes : Ecce Philisth. oppugnant Ceilam
2 Reg. 20-15 Venerunt itaque, et oppugnabant eum in Abela
4 Reg. 18- 9 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum in Samariam, et oppugnavit eam
24-11 Venitque Nabuchodonosor... ad civitatem cum servis suis, ut oppugnarent eam
Eccli. 46- 6 Invocavit Altissimum potentem in oppugnando inimicos undique
-19 In oppugnando hostes circumstantes undiq.
1 Mac. 5-50 Et oppugnavit civitatem illam tota die
9-64 Et oppugnavit eam dies multos, et fecit
10-75 (Quia custodia Apollonii Joppe erat) et oppugnavit eam
11-50 Et cessent Judæi oppugnare nos et civitatem

OPTIMATES.

3 Reg. 21- 8 Et misit ad majores natu et optimates
-11 Et optimates, qui habitabant cum eo in urbe
4 Reg. 10- 1 Et misit in Samariam, ad optimates civitatis
- 6 Viri apud optimates civitatis nutriebantur
-11 Percussit igitur... et universos optimates ej.
2 Esdr. 2-16 Judæis et sacerdotibus, et optimatibus, et magistratibus... nihil indicaveram
3- 5 Optimates autem eorum non supposuerunt
4-14 Et aio ad optimates et magistratus
-19 Et dixi ad optimates et ad magistratus
5- 7 Et increpavi optimates et magistratus
6-17 Multæ optimatum Judæorum epistolæ mittebantur ad Tobiam
7- 5 Et congregavi optimates et magistratus
10-29 Optimates eorum, et qui veniebant ad pollicendum
13-17 Et objurgavi optimates Juda, et dixi eis
Job. 12-19 Sacerdot. inglorios, et optimates supplantat
Jerem. 5- 5 Ibo igitur ad optimates, et loquar eis
25-34 Et aspergite vos cinere, optimates gregis
-35 Et salvatio ab optimatibus gregis
-36 Et ululatus optimatum gregis.: quia vastavit
27-20 Et omnes optimates Juda et Jerusalem
39-13 Misit... et omnes optimates regis Babylonis
41- 1 Et optimates regis, et decem viri cum eo
Dan. 3- 3 Et optimates qui erant in potestatibus
-91 Et surrexit propere, et ait optimatibus suis
4-33 Et optimates mei et magistratus mei requisierunt me
5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium optimatibus suis mille
- 2 Ut biberent in eis rex et optimates ejus
- 3 Et biberunt in eis rex et optimates ejus
- 9 Sed et optimates ejus turbabantur
-10 Pro re quæ acciderat regi et optimatibus
-23 Tu et optimates tui... vinum bibistis in eis
6-17 Quem obsignavit rex annulo suo, et annulo optimatum suorum
Amos. 6- 1 Optimates capita populorum, ingredientes
Nahum. 3-10 Et omnes optimates ejus confixi sunt in compedibus

OPTIME.

Gen. 39- 3 Qui optime noverat Dominum esse cum eo
2 Reg. 3-13 Qui ait : Optime : ego faciam tecum amicit.
Esth. 3- 8 Et optime nosti quod non expediat regno tuo
2 Mac. 3- 1 Leges etiam adhuc optime custodirentur

OPTIMUS, A, UM.

Gen. 2-12 Et aurum terræ illius optimum est
18- 7 Tulit inde vitulum tenerrimum et optimum
27- 9 Affer mihi duos hœdos optimos
43-11 Sumite de optimis terræ fructibus in vasis
45-22 Benjamin vero dedit trecentos argenteos cum quinque stolis optimis
47- 6 In optimo loco fac eos habitare
-11 In Ægypto in optimo terræ loco, Ramesses
49-15 Vidit requiem quod esset bona: et terram quod optima
Exod. 22- 5 Quidquid optimum habuerit in agro suo
Num. 10-32 Quidquid optimum fuerit ex opibus... dabimus tibi
18-29 Omnia quæ offeretis...optima et electa erunt
Deut. 3-25 Et videbo terram hanc optimam trans Jordanem
4-21 Juravit ut... nec ingrederer terram optimam
6-10 Et dederit tibi civitates magnas et optimas
-18 Et ingressus possideas terram optimam
8-10 Benedicas Domino Deo tuo pro terra optima
Deut. 9- 6 Deus tuus dederit tibi terram hanc optimam
11-17 Pereatisque velociter de terra optima
28-12 Aperiet Dominus thesaurum suum optimum
Josue. 23-13 De terra hac optima, quam tradidit vobis
-15 Donec vos... disperdat de terra hac optima
-16 Et auferemini ab hac terra optima
1 Reg. 8-14 Et oliveta optima tollet, et dabit servis suis
-16. Ancillas, et juvenes optimos, et asinos auferet
9-10 Optimus sermo tuus. Veni, eamus
-20 Et cujus erunt optima quæque Israël?
15- 9 Et optimis gregibus ovium et armentorum
3 Reg. 18-24 Omnis populus ait : Optima propositio
20- 3 Et uxores tuæ, et filii tui optimi, mei sunt
4 Reg. 2-19 Ecce habitatio civitatis hujus optima est
3-25 Destruxerunt : et omnem agrum optimum
1 Par. 12- 8 Viri robustissimi, et pugnatores optimi
1 Esdr. 8-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo, pulchra
Tobiæ. 7- 7 Fili mi, quia boni et optimi viri filius es
9- 9 Benedicat te Deus Israël, quia filius es optimi viri
Judith. 10- 3 Lavit corpus s., et unxit se myro optimo
12-14 Ante oculos ejus bonum et optimum faciam
Hoc mihi erit optimum omnibus diebus vitæ
Job. 22-21 Et per hæc habebis fructus optimos
Prov. 15-23 Et sermo opportunus est optimus
Cant. 1- 2 Fragrantia unguentis optimis. Oleum effus.
5-11 Caput ejus aurum optimum
7- 9 Guttur tuum sicut vinum optimum
Isai. 39- 2 Et ostendit eis cellam... unguenti optimi
Jerem. 2- 7 Ut comederetis fructum ej. et optima illius
Thren. 4- 1 Mutatus est color optimus, dispersi sunt lap.
Ezech. 27-18 In vino pingui, in lanis coloris optimi
Dan. 2-32 Hujus statuæ caput ex auro optimo erat
Amos. 6- 2 Descendite... ad optima quæq. regna horum
- 6 Et optimo unguento delibuti
Mich. 7- 4 Qui optimus in eis est, quasi paliurus
1 Mac. 8- 8 Et Lydos, de optimis regionibus eorum
2 Mac. 3-25 Apparuit enim illis quidam equus... optimis operimentis adornatus
-26 Duo juvenes virtute decori, optimi gloria
4-12 Etenim ausus est... et optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere
-15 Græcas glorias optimas arbitrabantur
6-23 Atque a puero optimæ conversationis actus
9-16 Templum etiam... optimis donis ornaturum
-19 Optimis civibus Judæis plurimam salutem
12-45 Optimam haberent repositam gratiam
15-11 Singulos a. illorum armavit, non clypei et hastæ munitione, sed sermonibus optimis
Luc. 1- 3 Ex ordine tibi scribere, optime Theophile
8-15 Qui in corde bono et optimo audientes verb.
10-42 Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea
Act. 23-26 Claudius Lysias optimo præsidi Felici, salutem
24- 3 Semper et ubique suscipimus, optime Felix
26-25 Et Paulus : Non insanio (inquit) optime Feste
Hebr. 13- 9 Optimum est e. gratia stabilire cor, non escis
Jacob. 1-17 Omne datum optimum, et omne donum

OPTIO.

Josue. 24-15 Optio vobis datur : eligite hodie quod placet
2 Reg. 24-12 Hæc dicit Dominus : Trium tibi datur optio
1 Par. 21-10 Hæc dicit Dominus : Trium tibi optionem do

OPTO.

Gen. 29-30 Tandemque potitus optatis nuptiis
3 Reg. 9- 1 Et omne quod optaverat et volueratfacere
Esth. 13- 2 Optata cunctis mortalibus pace fruerentur
Job. 14- 6 Donec optata veniat, sicut mercenarii dies
Sap. 7- 7 Propter hoc optavi, et datus est mihi sensus
2 Mac. 9-14 Et civitatem... nunc optat liberam reddere
Act. 26-29 Et Paulus : Opto apud Deum, et in modico
27-29 Mittentes anchoras quatuor, optabant diem
Rom. 9- 3 Optabam e. ego ipse anathema esse a Christo

OPULENTUS, A.

Judic. 18- 9 Vidimus enim terram valde opulentam
Job. 16-13 Quondam opulentus, repente contritus sum
Isai. 32- 9 Mulieres opulentæ, surgite, et audite vocem
-11 Obstupescite, opulentæ; conturbamini, confidentes
-18 In tabernac. fiduciæ, et in requie opulenta
33-20 Videbunt Jerus., habitationem opulentam
Amos. 6- 1 Væ qui opulenti estis in Sion, et confiditis
Zach. 1-15 Ira magna ego irascor sup. gentes opulentas
7- 7 Jerusalem habitaretur, et esset opulenta

OPUS.

Gen. 2- 2 Complevitque Deus die septimo opus suum
Et requievit die septimo ab universo opere
- 3 Quia in ipso cessaverat ab omni opere suo

Gen. 3-17 Quia... comedisti... maledicta terra in opere tuo
4-22 Qui fuit malleator et faber in cuncta opera æris et ferri
5-29 Consolabitur nos ab operibus et laboribus
11- 6 Nec desistent a cogitationibus suis, donec eas opere compleant
18-21 Descendam, et videbo, utrum clamorem qui venit ad me, opere compleverint
29-27 Et hanc quoque dabo tibi pro opere
39- 8 Qui nequaquam acquiescens operi nefario
-11 Et operis quippiam absque arbitris faceret
-23 Et omnia opera ejus dirigebat
46-33 Et dixerit : Quod est opus vestrum
47- 3 Quos ille interrogavit : Quid habetis operis?
Exod. 1-11 Præposuit itaque eis magistros operum
-14 Perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateris
Quo in terræ operibus premebantur
2-23 Filii Israel propter opera vociferati sunt
Ascenditque clamor eorum ad Deum ab operibus
3- 7 Propt. duritiam eor. qui præsunt operibus
5- 4 Sollicitatis populum ab operibus suis
- 5 Quanto magis si dederitis eis requiem ab operibus
- 6 Præcepit ergo in die illo præfectis operum
- 9 Opprimantur operibus, et expleant ea
-10 Igitur egressi præfecti operum et exactores
-11 Nec minuetur quidquam de opere vestro
-13 Præfecti quoque operum instabant, dicentes : Complete opus vestrum quotidie
-14 Flagellatique sunt qui præerant operibus
6- 9 Propter angustiam spiritus et opus durissimum
12-16 Nihil operis facietis in eis
18-20 Ostendasque... et opus quod facere debeant
20- 9 Sex diebus operaberis, et facies o. opera tua
-10 Non facies omne opus in eo
22-15 Si conductum venerat pro mercede operis
23-16 Solemnitatem messis primitivor. operis tui
-24 Non facies opera eorum, sed destrues eos
24-10 Sub pedibus ej. quasi opus lapidis sapphirini
25-33 Hoc erit opus sex calamorum
26- 1 Cortinas... variatas opere plumario facies
-31 Opere plumario, et pulchra varietate
-36 Et bysso retorta, opere plumarii
27-16 Et bysso retorta, opere plumarii
28- 6 Et bysso retorta, opere polymito
- 8 Et cuncta operis varietas erit ex auro
-11 Opere sculptoris et cælatura gemmarii
-15 Facies opere polymito juxta texturam
-36 In qua sculpes opere cælatoris, SANCTUM DOMINO
-39 Facies, et balteum opere plumarii
30-25 Unguentum compositum opere unguentarii
-35 Faciesque thymiama compositum opere unguentarii
31- 3 Implevi eum... et scientia in omni opere
-14 Qui fecerit in eo opus, peribit anima illius
-17 Et in septimo ab opere cessavit
32- 4 Formavit opere fusorio, et fecit ex eis vitul.
-16 Et factas opere Dei (*portans duas tabulas*)
34-10 Opus Domini terribile quod facturus sum
35- 2 Sex diebus facietis opus
Qui fecerit opus in eo, occidetur
-21 Ad faciendum opus tabernaculi testimonii
-29 Ut fierent opera quæ jusserat Dominus
-32 Faciendum opus in auro, et argento, et ære
-33 Sculpendisque lapidibus, et opere carpentario
-35 Erudivit sapientia, ut faciant opera abietarii
36- 2 Sponte sua obtulerant se ad faciendum opus
- 3 Cum instarent operi, quotidie mane vota populus offerebat
- 6 Nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere sanctuarii
- 8 Ad explendum opus tabernaculi
Opere vario, et arte polymita
-35 Fecit et velum... opere polymitario
-37 Fecit et tentorium.. byssoque retorta, opere plumarii
37-19 Æquum erat opus sex calamorum
-29 Thymiama de aromatibus mundissimis opere pigmentarii
38-10 Et tota operis cælatura argentea
-11 Ejusdem mensuræ, et operis ac metalli erant
-12 Et tota operis cælatura argentea
-18 In introitu ejus opere plumario fecit tent.
-24 Aurum quod expensum est in opere sanct.
39- 3 Opere polymitario ; inciditque bracteas aureas
- 8 Fecit et rationale opere polymito juxta opus superhumeralis, ex auro, hyacintho
-25 Fecerunt et tunicas byssinas opere textili

Exod. 39-29 Scripseruntque in ea opere gemmario
-31 Perfectum est igitur omne opus tabernaculi
Levit. 11-32 Et in quocumque fit opus, tingentur aqua
16-29 Nullumque opus facietis
19-13 Non morabitur opus mercenarii tui apud te
23- 3 Sex diebus facietis opus
Omne opus non facietis in eo
- 7 Omne opus servile non facietis in eo
- 8 Nullumque servile opus facietis in eo
-21 Omne opus servile non facietis in eo
-25 Omne opus servile non facietis in eo
-28 Omne opus servile non facietis in tempore
-30 Et quæ operis quippiam fecerit, delebo
-31 Nihil ergo operis facietis in eo
-35 Omne opus servile non facietis in eo
-36 Omne opus servile non facietis in eo
Num. 4-19 Ipsique disponent opera singulorum
8-26 Opera autem ipsa non faciant
11-23 Videbis utrum meus sermo opere compleatur
18- 3 Excubabantque... ad cuncta opera tabern.
28-18 Dies prima venerabilis et sancta erit
-25 Dies q. septimus... sanctus erit
-26 Dies etiam primitivorum... sancta erit
29- 1 Prima dies venerab. et sancta erit
- 7 Decima q. dies... erit vobis sancta
-12 Quinta decima vero die mensis sept.
-35 Die octavo, qui est celeberrimus
(28-18 – 29-35: Omne opus servile non facietis)
30- 5 Quidquid pollicita est et juravit, opere complebit
Deut. 2- 7 Benedixit tibi in omni opere manuum tuarum
3-24 Neque enim est alius Deus... qui possit facere opera tua
4- 6 Et observabitis et implebitis opere
5- 1 Discite ea, et opere complete
-13 Sex diebus operaberis, et facies omnia opera
-14 Non facies in eo quidquam operis
11- 3 Signa et opera quæ fecit in medio Ægypti
- 7 Oculi vestri viderunt omnia opera Domini
13-14 Abominationem hanc opere perpetratam
14-29 Ut benedicat tibi... in cunctis operibus manuum tuarum
15-18 Ut benedicat... in cunctis operibus quæ agis
16- 8 Et in die septima... non facies opus
-15 Benedicetq... in omni opere manuum tuar.
23-20 Ut benedicat... in omni opere tuo in terra
24-19 Ut benedicat... in omni opere manuum t.
27-15 Maledictus homo qui facit... opus manuum artificum
-26 Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus, nec eos opere perficit
28- 8 Super omnia opera manuum tuarum
-12 Benedicetque cunctis operibus manuum t.
-20 Mittet.. increpationem in omnia opera tua
30- 9 In cunctis operibus manuum tuarum
-12 Et audiamus atque opere compleamus
31-29 Ut irritetis eum per opera manuum vestrar.
32- 4 Dei perfecta sunt opera, et omnes viæ ejus
33-11 Et opera manuum illius suscipe
Josue. 22- 5 Et opere compleatis mandatum et legem
23-15 Sicut ergo implevit opere quod promisit
24-31 Et qui noverunt omnia opera Domini
Judic. 2- 7 Et noverant omnia opera Domini
-10 Qui non noverant Dom. et opera quæ fecerat
16-11 Si ligatus fuero novis funibus, qui nunquam fuerunt in opere, infirmus ero
19-16 Revertens de agro et de opere suo vesperi
Ruth. 2-12 Reddat tibi Dominus pro opere tuo
-19 Ubi hodie collegisti, et ubi fecisti opus?
1 Reg. 8- 8 Juxta omnia opera sua quæ fecerunt
-16 Et asinos auferet, et ponet in opere suo
15-11 Et verba mea opere non implevit
19- 4 Et opera ejus bona sunt tibi valde
2 Reg. 23-20 Viri fortissimi, magnorum operum
3 Reg. 5-16 Absque præpositis qui præerant singulis operibus
Præcipient. populo et his qui faciebant opus
6-25 Et opus unum erat in duobus cherubim
-35 Operuitque omnia laminis aureis opere quadro ad regulam
-38 Perfecta est domus in omni opere suo
7- 8 Et domuncula... erat in media porticu simili opere
Fecit... tali opere, quali et hanc porticum
-14 Ad faciendum omne opus ex ære
Cum venisset... fecit omne opus ejus
-17 Catenarum sibi invicem miro opere contextarum
-19 Quasi opere lilii fabricata erant
-22 Opus in modum lilii posuit
Perfectumque est opus columnarum
-28 Et ipsum opus basium, interrasile erat
-40 Et perfecit omne opus regis Salomonis

3 Reg. 7-51 Perfecit omne opus quod faciebat Salomon
9-11 Et aurum juxta omne quod opus habuerat
-23 Erant autem principes super omnia opera Salomonis
Et statutis operibus imperabant
10- 7 Major est sapientia et opera tua, quam rumor
-20 Non est factum tale opus in universis regnis
13-11 Narraverunt ei omnia opera quæ fecerat
16- 7 Ad irritandum eum in operibus manuum s.
-33 Plantavit lucum, et addidit Achab in opere
22-46 Et opera ejus, quæ gessit, et prælia
4 Reg. 12-14 Iis enim qui faciebant opus, dabatur ut instauraretur templum
16-10 Et similitudinem juxta omne opus ejus
19-18 Non e. erant dii, sed opera manuum homin.
21- 8 Si tamen custodierint opera omnia
22- 9 Ut distribueretur fabris a præfectis operum
-17 Irritantes me in cunctis operibus manuum
23-19 Secundum o. opera quæ fecerat in Bethel
1 Par. 4-23 Apud regem in operibus ejus
6-49 In omne opus sancti sanctorum
9-13 Ad faciendum opus ministerii in domo Dei
-19 Hi sunt Coritæ super opera ministerii
11-22 Qui multa opera perpetrarat
16- 4 Qui ministrarent et recordarentur operum
22-15 Habes quoque... ad faciendum opus prudentissimos
23-24 Qui faciebant opera ministerii domus Dom.
-28 In universis operibus ministerii templi
26-29 Filii ejus, ad opera forinsecus super Israël
-30 In cunctis operibus Domini
27-26 Operi a. rustico et agricolis... præerat Ezri
28-13 In omnia opera domus Domini
-14 Pro vasorum et operum diversitate
-19 Ut intelligerem universa opera exemplaris
-20 Donec perficias omne opus ministerii
29- 1 Opus namque grande est
- 5 Opera fiant per manus artificum
- 7 Dederuntque in opera domus Dei auri talenta quinque millia
2 Par. 2-14 Quodcumque in opere necessarium est
-18 Tria a. millia et sexcentos præpositos operum
3-10 Fecit... cherubim duos, opere statuario
4-11 Et complevit omne opus regis in domo Dei
-22 Sicque completum est omne opus
6- 4 Quod locutus est David... opere complevit
-15 Quæ ore promiseras, opere complesti
8- 9 Non posuit ut servirent operibus regis
9-29 Reliqua a. operum Salomonis... scripta sunt
12-12 Et in Juda inventa sunt opera bona
-15 Opera vero Roboam prima et novissima
13-22 Reliqua...viarumque et operum ejus scripta sunt
15- 7 Erit enim merces operi vestro
16- 5 Desiit ædificare Rama, et intermisit opus
-11 Opera a. Asa prima et novissima scripta sunt
17-13 Multa opera paravit in urbibus Juda
19- 3 Sed bona opera inventa sunt in te
-11 Porro Zabadias... super ea opera erit
20-23 Cumque hoc opere perpetrassent
-35 Ochozia... cujus opera fuerunt impiissima
-37 Percussit Dominus opera tua
24-12 Qui præerant operibus domus Domini
Conducebant... et artifices operum singul.
-14 Cumque complessent omnia opera
27- 7 Omnes pugnæ ejus, et opera scripta sunt
28-26 Reliqua... operum suorum priorum et nov.
29-34 Adjuverunt eos, donec impleretur opus
32-19 Deos popul. terræ, opera manuum hom.
-30 In omnibus operibus suis fecit prospere
34-12 De filiis Caath, qui urgebant opus
-17 Præfectis artificum et diversa opera fabricantium
-25 In cunctis operibus manuum suarum
35-27 Opera quoque illius prima et novissima scripta sunt
1 Esdr. 2-69 Secundum vires suas dederunt impensas operis
3- 4 Secundum præceptum opus diei in die suo
- 8 Constituerunt Levitas... ut urgerent opus
- 9 Qui faciebant opus in templo Dei
4-24 Tunc intermissum est opus domus Domini
5- 8 Opusque illud diligenter extruitur
6- 8 Sumpt. dentur viris illis ne impediatur opus
-18 Super opera Dei in Jerusalem
-22 Ut adjuvaret... in opere domus Domini
7-20 Et cætera quibus opus fuerit in domum
9-13 Quæ venerunt super nos in operibus nostris
10-13 Et opus non est diei unius vel duorum
2 Esdr. 2-16 Et reliquis qui faciebant opus... nihil indicaveram
3- 5 Non supposuerunt colla sua in opere Dom.
-16 Ad piscinam, quæ grandi opere constructa est

2 *Esdr.* 4-11 Interficiamus eos, et cessare faciamus opus
-15 Et reversi sumus... unusquisque ad opus
-16 Media pars juvenum eorum faciebat opus
-17 Una manu sua faciebat opus
-19 Opus grande est et latum
-21 Et nos ipsi faciamus opus
5-16 Quin potius in opere muri ædificavi
Omnes pueri mei congregati ad opus erant
6- 3 Opus grande ego facio
- 9 Quod cessarent manus nostræ ab opere
-14 Juxta opera eorum talia
-16 Et scirent quod a Deo factum esset opus hoc
7-70 Nonnulli autem de principibus familiarum dederunt in opus
-71 Dederunt in thesaurum operis
10-32 Per annum ad opus domus Dei nostri
-37 Decimas accipient ex omnibus civitatibus operum nostrorum
11-12 Et fratres eorum facientes opera templi
-16 Super omnia opera, quæ erant forinsecus
Tobiæ. 1- 4 Nihil tamen puerile gessit in opere
2-19 Uxor ejus ibat ad opus textrinum quotidie
12- 7 Opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est
13- 6 Regemque sæculorum exaltate in operibus
-11 Castigavit te Dominus in operibus manuum tuarum
Judith. 4-14 Si perseveraveritis in hoc opere
13- 7 Respice in hac hora ad opera manuum mearum
Esth. 9- 3 Dignitas quæ singulis locis ac operibus præerat
13- 8 Memor omnium operum ejus
Job. 1-10 Operibus manuum ejus benedixisti
7- 2 Sicut mercenarius præstolatur finem operis
9-28 Verebar omnia opera mea
10- 3 Et opprimas me opus manuum tuarum
14-15 Operi manuum tuarum porriges dexteram
24- 5 Quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum
34-11 Opus enim hominis reddet ei
-19 Opus enim manuum ejus sunt universi
-25 Novit enim opera eorum
36- 9 Indicabit eis opera eorum, et scelera
-24 Memento quod ignores opus ejus
37- 7 Ut noverint singuli opera sua
Psal. 8- 4 Videbo cœlos tuos, opera digitorum tuor.
- 7 Constituisti eum super opera manuum tuar.
9-17 In operibus manuum suarum comprehensus est peccator
16- 4 Ut non loquatur os meum opera hominum
18- 2 Opera manuum ej. annuntiat firmamentum
27- 4 Da illis secundum opera eorum
Secund. opera manuum eorum tribue illis
- 5 Quoniam non intellexerunt opera Domini
Et in opera manuum ejus, destrues illos
32- 4 Et omnia opera ejus in fide
-15 Qui intelligit omnia opera eorum
43- 2 Annuntiaverunt nobis opus, quod operatus es
44- 2 Dico ego opera mea regi
45- 9 Venite et videte opera Domini
61-13 Quia tu reddes unicuique juxta opera sua
63-10 Et annuntiaverunt opera Dei
65- 3 Quam terribilia sunt opera tua, Domine
- 5 Venite, et videte opera Dei
76-12 Memor fui operum Domini
-13 Et meditabor in omnibus operibus tuis
77- 7 Et non obliviscantur operum Dei
85- 8 Et non est secundum opera tua
89-16 Respice in servos tuos et in opera tua
-17 Opera manuum nostrarum dirige super nos
Et opus manuum nostrarum dirige
91- 5 Et in operibus manuum tuarum exultabo
- 6 Quam magnificata sunt opera tua, Domine
94- 9 Probaverunt me, et viderunt opera mea
101-26 Et opera manuum tuarum sunt cœli
102-22 Benedicite Domino, omnia opera ejus
103-13 De fructu operum tuorum satiabitur terra
-23 Exibit homo ad opus suum
-24 Quam magnificata sunt opera tua, Domine
-31 Lætabitur Dominus in operibus suis
104- 1 Annuntiate inter gentes opera ejus
105-13 Obliti sunt operum ejus
-35 Et didicerunt opera eorum
-39 Et contaminata est in operibus eorum
106-22 Et annuntient opera ejus in exultatione
-24 Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia ej.
108-20 Hoc opus eorum, qui detrahunt mihi
110- 2 Magna opera Domini
- 3 Confessio et magnificentia opus ejus
- 6 Virtutem operum suorum annuntiabit pop.
- 7 Opera manuum ejus, veritas et judicium
L. 113- 4 Simulacra gentium... opera manuum hom.
117-17 Et narrabo opera Domini

Psal. 134-15 Simulacra gentium... opera manuum hom.
137- 8 Opera manuum tuarum ne despicias
138-14 Mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit
142- 5 Meditatus sum in omnibus operibus tuis
144- 4 Generatio et generatio laudabit opera tua
- 9 Miserationes ejus super omnia opera ejus
-10 Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua
-17 Et sanctus in omnibus operibus suis
Prov. 10-16 Opus justi ad vitam
11-18 Impius facit opus instabile
12-14 Juxta opera manuum suarum retribuetur ei
14-23 In omni opere erit abundantia
16- 3 Revela Domino opera tua
-11 Et opera ejus omnes lapides sacculi
18- 9 Qui mollis et dissolutus est in opere suo, frater est sua opera dissipantis
20-11 Si munda et recta sint opera ejus
21- 8 Qui autem mundus est, rectum opus ejus
22-29 Vidisti virum velocem in opere suo
24-12 Reddetque homini juxta opera sua
-27 Præpara foris opus tuum
-29 Reddam unicuique secundum opus suum
31-31 Et laudent eam in portis opera ejus
Eccle. 2- 3 Quo facto opus est sub sole numero dierum
- 4 Magnificavi opera mea
-11 Cumque me convertissem ad universa opera
3-11 Ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus
-14 Didici quod omnia opera... perseverent
-22 Quam lætari hominem in opere suo
5- 5 Dissipet cuncta opera manuum tuarum
7-14 Considera opera Dei
8- 3 Neque permaneas in opere malo
- 9 Et dedi cor meum in cunctis operibus
-10 Laudabantur in civitate quasi justorum operum
-14 Quasi opera egerint impiorum
-17 Intellexi quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem
9- 1 Sapientes, et opera eorum in manu Dei
- 6 Et in opere quod sub sole geritur
- 7 Bibe cum gaudio... quia Deo placent opera tua
-10 Nec opus nec ratio... erunt apud inferos
11- 5 Sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium
Sap. 1-12 Neque acquiratis perditionem in operibus manuum vestrarum
2- 4 Nemo memoriam habebit operum nostror.
-12 Et contrarius est operibus nostris
3-11 Labores sine fructu, et inutilia opera eorum
6- 4 Ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra
7-16 In manu enim illius... et operum scientia et disciplina
8- 4 Et electrix operum illius
-18 Et in operibus manuum illius honestas
9- 9 Tecum sapientia tua, quæ novit opera tua
-11 Et deducet me in operibus meis sobrie
-12 Et erunt accepta opera mea
11- 1 Direxit opera eorum in manibus prophetæ
12- 4 Quoniam odibilia opera tibi faciebant
-19 Docuisti a. populum tuum per talia opera
13- 1 Neque operibus attendentes agnoverunt
- 4 Aut si virtutem et opera eorum mirati sunt
- 7 Cum in operibus illius conversentur, inquirunt
-10 Appellaverunt deos opera manuum homin.
Aut lapidem inutilem opus manus antiquæ
-12 Reliquiis autem ejus operis... abutatur
-16 Et opus est illi adjutorium
14- 5 Ut non essent vacua sapientiæ tuæ opera
-20 Multitudo... abducta per speciem operis
17-19 Non impeditis operibus continebatur
Eccli. 1-10 Effudit illam super omnia opera sua
3- 9 In opere et sermone... honora patrem
-19 Fili, in mansuetudine opera tua perfice
-22 In pluribus operibus ejus ne fueris curiosus
-32 In operibus justitiæ successus habebit
4-29 Et firmamentum in operibus justitiæ
-34 Et inutilis et remissus in operibus tuis
6-20 In opere enim ipsius exiguum laborabis
7-16 Non oderis laboriosa opera
-27 Trade filiam, et grande opus feceris
-40 In omnibus operibus tuis memorare
9-24 In manu artificum opera laudabuntur
10- 6 Et nihil agas in operibus injuriæ
-29 Noli extollere te in faciendo opere tuo
11- 4 Mirabilia opera Altissimi solius
Gloriosa, et absconsa, et invisa opera illius
-21 Et in opere mandatorum tuorum veterasce
-22 Ne manseris in operibus peccatorum
-29 In fine hominis denudatio operum illius
14-20 Omne opus corruptibile in fine deficiet
-21 Et omne opus electum justificabitur
16-13 Hominem secundum opera sua judicat

Eccli. 16-15 Unicuique secundum meritum operum s.
-22 Plurima illius opera sunt in absconsis
Sed opera justitiæ ejus quis enuntiabit
-25 Dico... virtutes, quas posuit Deus in opera
-26 In judicio Dei opera ejus ab initio
-27 Ornavit in æternum opera illorum
Et non destiterunt ab operibus suis
17- 7 Ostendere illis magnalia operum suorum
- 8 Ut magnalia enarrent operum ejus
-16 Omnia opera illorum velut sol
18- 2 Quis sufficit enarrare opera illius?
23- 7 Nec scandalizabitur in operibus nequissimis
31-27 In omnibus operibus tuis esto velox
32-27 In omni opere tuo crede ex fide animæ tuæ
33-15 Et sic intuere in omnia opera Altissimi
-23 In omnibus operibus tuis præcellens esto
-25 Panis, et disciplina, et opus servo
-30 In opera constitue eum
35-24 Donec reddat... et secundum opera Adæ
37-13 Cum operario agrario (*tracta*) de om. opere
-20 Ante omn. opera verbum verax præcedat te
38- 7 Et non consummabuntur opera ejus
-12 Quia opera ejus sunt necessaria
-26 Et conversatur in operibus eorum
-28 Et vigilia sua perficiet opus
-31 Cor suum dabit in consummationem operum
-32 Sic figulus sedens ad opus suum
In sollicitudine positus est semper propter opus suum
39-19 Benedicite Dominum in operibus suis
-21 Opera Domini universa bona valde
-24 Opera omnis carnis coram illo
-39 Omnia opera Domini bona
Et omne opus hora sua subministrabit
42-15 Memor ero igitur operum Domini
In sermonibus Domini opera ejus
-16 Gloria Domini plenum est opus ejus
-23 Quam desiderabilia omnia opera ejus
43- 2 Vas admirabile opus Excelsi
- 3 Fornacem custodiens in operibus ardoris
-27 Illic præclara opera, et mirabilia
-30 Omnipotens super omnia opera sua
-36 Pauca enim vidimus operum ejus
45-12 Et purpura, opus textile, viri sapientis
-13 Torto cocco opus artificis, gemmis pretiosis
In ligatura auri, et opere lapidarii sculptis
-14 Opus virtutis, et desideria oculorum ornata
47- 9 In omni opere dedit confessionem sancto
-24 Non corrumpet nec delebit opera sua
49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris facta opus pigmentarii
51-38 Operamini opus vestrum ante tempus
Isai. 1-31 Et opus vestrum quasi scintilla
2- 8 Opus manuum suarum adoraverunt
5-12 Et opus Domini non respicitis
Nec opera manuum ejus consideratis
-19 Et cito veniat opus ejus, ut videamus
10-12 Cum impleverit Dominus cuncta opera sua
15- 7 Secundum magnitudinem operis
19-14 Errare fecerunt Ægyptum in omni opere suo
-15 Non erit Ægypto opus, quod faciat caput
-25 Opus manuum mearum Assyrio
26-12 Omnia enim opera nostra operatus es nobis
28-21 Ut faciat opus suum, alienum opus ejus: ut operetur opus suum, peregrinum est opus ejus ab eo
29-15 Quorum sunt in tenebris opera
-16 Quasi si... et dicat opus factori suo: Non fecisti me
-23 Cum viderit filios suos, opera manuum mearum
32-17 Et erit opus justitiæ pax
37-19 Non e. erant dii, sed opera manuum hom.
40-10 Et opus illius coram illo
41-24 Et opus vestrum ex eo quod non est
-29 Ecce omnes injusti, et vana opera eorum
45- 9 Et opus tuum absque manibus est?
-11 Super opus manuum mearum mandate mihi
49- 4 Et opus meum cum Deo meo
54-16 Creavi fabrum... et proferentem vas in opus
57-12 Et opera tua non proderunt tibi
59- 6 Neque operientur operibus suis
Opera eorum opera inutilia
Et opus iniquitatis in manibus eorum
60-21 Opus manus meæ ad glorificandum
61- 8 Et dabo opus eorum in veritate
62-11 Merces ejus cum eo, et opus ejus coram illo
64- 8 Et opera manuum tuarum omnes nos
65- 7 Remetiar opus eorum primum in sinu eor.
-22 Et opera manuum eorum inveterabunt
66-18 Ego autem opera eorum, et cogitationes eorum, venio ut congregem
Jerem. 1-16 Et adoraverunt opus manuum suarum
7-13 Quia fecistis omnia opera hæc

Jerem. 10- 3 Præcidit opus manus artificis in ascia
- 9 Opus artificis, et manus ærarii
Opus artificum universa hæc
-15 Vana sunt, et opus risu dignum
17-22 In die sabbati, et omne opus non facietis
-24 Ne faciatis in eo omne opus
18- 3 Et ecce ipse faciebat opus super rotam
22-17 Ad calumniam et ad cursum mali operis
25- 6 Neque me ad iracundiam provocetis in operibus manuum vestrarum
- 7 Ut me ad iracundiam provocaretis in operibus
-14 Et reddam eis secundum opera eorum
31-16 Est merces operi tuo, ait Dominus
32-30 Exacerbant me in opere manuum suarum
44- 8 Provocantes me in operibus manuum vestrarum
-25 Implestis vota vestra, et opere perpetrastis ea
48-10 Maledictus qui facit opus Domini fraudulenter
50-25 Opus est Domino Deo exercituum
-29 Reddite ei secundum opus suum
51-10 Narremus in Sion opus Domini Dei nostri
-18 Vana sunt opera, et risu digna
Thren. 3-64 Reddes... juxta opera manuum suarum
4- 2 In vasa testea, opus manuum figuli
Baruc. 2- 9 Justus est Dominus in om. operibus suis
-21 Et opera facite regi Babylonis
3-18 Nec est inventio operum illorum
6-50 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
Et nullum Dei opus cum illis
-51 Non sunt dii, sed opera manuum hominum
Et nullum Dei opus in ipsis est
Ezech. 1-16 Aspectus rotarum, et opus earum, quasi visio maris
Aspectus earum et opera, quasi sit rota in medio rotæ
6- 6 Et delebuntur opera vestra
15- 3 Numquid tolletur de ea lignum, ut fiat opus
- 4 Numquid utile erit ad opus?
- 5 Cum esset integrum, non erat aptum ad opus
Nihil ex eo fiet operis
16-30 Cum facias omnia hæc opera mulieris meretricis
27-18 In multitudine operum tuorum
29-20 Et operi quo servivit adversus eam
46- 1 Erit clausa sex diebus, in quibus opus fit
Dan. 2-49 Constituit super opera provinciæ Babylonis
3-12 Quos constituisti super opera regionis Babylonis
-27 Et universa opera tua vera
-57 Benedicite omnia opera Domini Domino
4-34 Quia omnia opera ejus vera
8-27 Faciebam opera regis, et stupebam ad visionem
9-14 Justus Dominus... in omnibus operibus suis
10- 1 Intelligentia enim est opus in visione
13-23 Absque opere incidere in manus vestras
Osee. 14- 4 Dii nostri opera manuum nostrarum
Amos. 8- 7 Si oblitus fuero usque ad finem omnia opera
Jonæ. 1- 8 Quod est opus tuum? quæ terra tua?
3-10 Et vidit Deus opera eorum
Mich. 5-12 Non adorabis ultra opera manuum tuarum
6-16 Custodisti... et omne opus domus Achab
Habac. 1- 5 Quia opus factum est in diebus vestris
3- 2 Domine, opus tuum, in medio annorum vivifica illud
-17 Mentietur opus olivæ: et arva non afferent
Aggæi. 1-14 Et faciebant opus in domo Domini
2-15 Et sic omne opus manuum eorum
-18 Percussi.. omnia opera manuum vestrarum
1 Mac. 2-47 Prosperatum est opus in manibus eorum
-51 Et mementote operum patrum
3- 4 Similis factus est leoni in operibus suis
- 7 Et lætificabat Jacob in operibus suis
4-51 Consummaverunt om. opera quæ fecerant
9-54 Præcepit Alcimus... et destrui opera prophetarum
-55 Et impedita sunt opera illius
10-11 Dixit facientibus opera, ut extruerent muros
-41 Ex hoc dabunt in opera domus
-44 Ad ædificanda vel restauranda opera sanct.
14-42 Ut constitueret præpositos super opera eor.
2 Mac. 2-27 Qui hoc opus breviandi causa suscepimus
3-36 Sub oculis suis viderat opera magni Dei
Matth. 5-16 Ut videant opera vestra bona
11- 2 Cum audisset in vinculis opera Christi
16-27 Reddet unicuique secundum opera ejus
23- 3 Secundum opera vero eorum nolite facere
- 5 Omnia vero opera sua faciunt ut videantur
26-10 Opus enim bonum operata est in me
Marc. 13-34 Dedit servis suis potestatem cujusque operis
14- 6 Bonum opus operata est in me
Luc. 11-48 Quod consentitis operibus patrum vestror.
24-19 Potens in opere et sermone, coram Deo
Joan. 3-19 Erant enim eorum mala opera
-20 Ut non arguantur opera ejus
-21 Ut manifestentur opera ejus
4-34 Qui misit me, ut perficiam opus ejus
5-20 Et majora his demonstrabit ei opera
-36 Opera enim, quæ dedit mihi Pater
Ipsa opera, quæ ego facio, testimonium perhibent de me
6-28 Quid faciemus ut operemur opera Dei?
-29 Hoc est opus Dei, ut credatis in eum quem misit ille
7- 3 Discipuli tui videant opera tua, quæ facis
- 7 Quod opera ejus mala sunt
-21 Unum opus feci, et omnes miramini
8-39 Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite
-41 Vos facitis opera patris vestri
9- 3 Ut manifestentur opera Dei in illo
- 4 Me oportet operari opera ejus qui misit me
10-25 Opera, quæ ego facio in nomine Patris mei
-32 Multa bona opera ostendi vobis ex Patre m.
Propter quod eorum opus me lapidatis?
-33 De bono opere non lapidamus te
-37 Si non facio opera Patris mei, nolite credere
-38 Si mihi non vultis credere, operibus credite
14-10 Pater autem in me manens ipse facit opera
-12 Alioquin propter opera ipsa credite
Qui credit in me, opera quæ ego facio, et ipse faciet
15-24 Si opera non fecissem in eis
17- 4 Opus consummavi quod dedisti mihi
Act. 5-38 Consilium hoc, aut opus, dissolvetur
6- 3 Quos constituamus super hoc opus
7-22 Erat potens in verbis et in operibus suis
-41 Lætabantur in operibus manuum suarum
9-36 Hæc erat plena operibus bonis
13- 2 In opus ad quod assumpsi eos
-41 Quia opus operor ego in diebus vestris
Opus quod non credetis, si quis enarraverit
14-25 Traditi gratiæ Dei, in opus quod compleverunt
15-18 Notum a sæculo est Domino opus suum
-38 Et non isset cum eis in opus
26-20 Digna pœnitentiæ opera facientes
Rom. 2- 6 Qui reddet unicuique secundum opera ejus
- 7 Qui secundum patientiam boni operis
-15 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordib.
3-20 Quia ex operibus legis non justificabitur
-28 Justificari hominem per fidem sine operibus legis
4- 2 Si e. Abraham ex operibus justificatus est
- 6 Cui Deus accepto fert justitiam sine operibus
9-12 Non ex operibus, sed ex vocante dictum est ei
-32 Quia non ex fide, sed quasi ex operibus
11- 6 Si autem gratia, jam non ex operibus
13- 3 Principes non sunt timori boni operis
-12 Abjiciamus ergo opera tenebrarum
14-20 Noli propter escam destruere opus Dei
1 Cor. 3-13 Uniuscujusque opus manifestum erit
Uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit
-14 Si cujus opus manserit quod superædificavit
-15 Si cujus opus arserit, detrimentum patietur
5- 2 Tollatur de medio vestr., qui hoc opus fecit
9- 1 Nonne opus meum vos estis in Domino
15-58 Abundantes in opere Domini semper
16-10 Opus enim Domini operatur, sicut et ego
2 Cor. 9-.8 Ut...abundetis in omne opus bonum
11-15 Quorum finis erit secundum opera ipsorum
Galat. 2-16 Non justificatur homo ex operibus legis
Ex fide Christi, et non ex operibus legis
Ex operibus legis non justificabitur o. caro
3- 2 Ex operibus legis Spiritum accepistis
- 5 Ex operibus legis, an ex auditu fidei?
-10 Quicumque enim ex operibus legis sunt, sub maledicto sunt
5-19 Manifesta sunt autem opera carnis
6- 4 Opus autem suum probet unusquisque
Ephes. 2- 9 Non ex operibus, ut ne quis glorietur
-10 Creati in Christo Jesu in operibus bonis
4-12 In opus ministerii, in ædificationem
5-11 Nolite communicare operibus infructuosis
Philip. 1- 6 Qui cœpit in vobis opus bonum, perficiet
-22 Hic mihi fructus operis est
2-30 Propter opus Christi usq. ad mortem accessit
Colos. 1-10 In omni opere bono fructificantes
-21 Alienati, et inimici sensu in operibus malis
3-17 Quodcumque facitis in verbo aut in opere
1 Thes. 1- 3 Memores operis fidei vestræ, et laboris
5-13 Ut habeatis.. in charitate propter opus illor.
2 Thes. 1-11 Impleat... et opus fidei in virtute
2-16 Et confirmet in omni opere et sermone bono
1 Tim. 2-10 Promittentes pietatem per opera bona
3- 1 Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat
5-10 In operibus bonis testimonium habens
Si omne opus bonum subsecuta est
1 Tim. 6-18 Divites fieri in bonis operibus
2 Tim. 1- 9 Nos liberavit... non secundum opera nostra
2-21 Utile Domino, ad om. opus bonum paratum
3-17 Ad omne opus bonum instructus
4- 5 In omnibus labora, opus fac Evangelistæ
-14 Reddet illi Dominus secundum opera ejus
-18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo
Tit. 1-16 Incredibiles, et ad om. opus bonum reprobi
2- 7 Te ipsum præbe exemplum bonor. operum
-14 Acceptabilem, sectatorem bonor. operum
3- 1 Admone illos... ad omne opus bonum paratos esse
- 5 Non ex operibus justitiæ, quæ fecimus nos
- 8 Ut curent bonis operibus præesse, qui crediderunt Deo
-14 Discant a. et nostri bonis operibus præesse
Phile. - 6 Evidens fiat in agnitione omnis operis boni
Hebr. 1-10 Et opera manuum tuarum sunt cœli
2- 7 Constituisti eum sup. opera manuum tuarum
3- 9 Probaverunt, et viderunt opera mea
4- 3 Operibus ab institutione mundi perfectis
- 4 Requievit Deus... ab omnibus operibus suis
-10 Etiam ipse requievit ab operibus suis
6- 1 Fundam. pœnitentiæ ab operibus mortuis
-10 Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri
9-14 Emundabit... ab operibus mortuis
10-24 In provocationem charitatis et bonorum operum
Jacob. 1- 4 Patientia autem opus perfectum habet
-25 Non auditor oblivios. factus, sed factor oper.
2-14 Si fidem... opera autem non habeat
-17 Fides, si non habeat opera, mortua est
-18 Tu fidem habes, et ego opera habeo
Ostende mihi fidem tuam sine operibus
Ostendam tibi ex operibus fidem meam
-20 Quoniam fides sine operibus mortua est
-21 Abraham... nonne ex operibus justificatus
-22 Fides cooperabatur operibus illius
Ex operibus fides consummata est
-24 Quoniam ex operibus justificatur homo
-25 Rahab meretrix, nonne ex operibus justific.
-26 Ita et fides sine operibus mortua est
3-16 Ibi inconstantia et omne opus pravum
1 Petr. 1-17 Judicat secundum uniuscujusque opus
2-12 Ex bonis operibus vos considerantes
2 Petr. 1-10 Ut per bona opera certam vestram vocationem... faciatis
2- 8 Animam justam iniquis operibus cruciabant
3-10 Terra a. et quæ in ipsa sunt opera, exurentur
1 Joan. 3- 8 Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli
-12 Quoniam opera ejus maligna erant
-18 Non diligamus verbo...sed opere et veritate
2 Joan. -11 Qui enim dicit illi, Ave, communicat operibus ejus malignis
3 Joan. -10 Si venero, commonebo ejus opera quæ facit
Judæ. -15 De omnibus operibus impietatis eorum
Apoc. 2- 2 Scio opera tua, et laborem, et patientiam t.
- 5 Age pœnitentiam, et prima opera fac
-19 Novi opera tua, et fidem, et charitatem t.
Et opera tua novissima plura prioribus
-22 Nisi pœnitentiam ab operibus suis egerint
-23 Dabo unicuiq. vestrum secundum opera sua
-26 Et custodierit usque in finem opera mea
3- 1 Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas
- 2 Non e. invenio opera tua plena coram Deo
- 8 Scio opera tua
-15 Scio opera tua: quia neque frigidus es
9-20 Neque pœnitentiam egerunt de operibus
14-13 Opera enim illorum sequuntur illos
15- 3 Magna et mirabilia sunt opera tua
16-11 Non egerunt pœnitentiam ex operibus suis
18- 6 Duplicate duplicia secundum opera ejus
20-12 Judicati sunt... secundum opera ipsorum
-13 Judicatum est de singulis secundum opera
22-12 Reddere unicuique secundum opera sua

OPUS. *Indecl.*

Judic. 19-30 In commune decernite quid facto opus sit
1 Reg. 26- 8 Perfodiam.. semel, et secundo opus non erit
1 Par. 29- 5 Et ubicumque opus est aurum de auro
Et ubicumque opus est argentum de argento
2 Par. 28-10 Quod nequaquam facto opus est
Eccli. 11-25 Ne dicas: Quid est mihi opus?
13- 7 Et dicet: Quid opus est tibi?
Matth. 6- 8 Scit enim Pater vester, quid opus sit vobis
9-12 Non est opus valentibus medicus
21- 3 Dicite quia Dominus his opus habet
Joan. 2-25 Opus ei non erat ut quis testim. perhiberet
13-29 Eme ea quæ opus sunt nobis ad diem festum
16-30 Et non opus est tibi ut quis te interroget
Act. 2-45 Dividebant illa omn. prout cuique opus erat
4-35 Dividebatur a. singulis prout cuique opus
20-34 Quæ mihi opus erant...ministraverunt manus istæ

Hebr. 5-12 Et facti estis quibus lacte opus sit

ORA.

Exod. 26-10 Facies et quinquag. ansas in ora sagi unius
Et quinquaginta ansas in ora sagi alterius
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
-26 In oris, quæ e regione sunt superhumeralis
-32 Erit capitium, et ora per gyrum ejus textilis
36-11 Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortinæ
Et in ora cortinæ alterius similiter
-17 Fecitq. ansas quinquaginta in ora sagi unius
Et quinquaginta in ora sagi alterius
39- 4 Duasque oras sibi invicem copulatas
-21 Oramque per gyrum capiti textilem
1 Reg. 24- 5 Et præcidit oram chlamydis Saul silenter
- 6 Eo quod abscidisset oram chlamydis Saul
-12 Et cognosce oram chlamydis tuæ in manu
2 Par. 8-17 Et in Ailath ad oram maris Rubri
Psal. 132- 2 Quod descendit in oram vestimenti ejus
Eccli. 40-16 Ad oram fluminis ante o. fœnum evelletur
Aggæi. 2-13 In ora vestimenti sui
1 Mac. 9-43 Et venit... usque ad oram Jordanis
11- 1 Sicut arena quæ est circa oram maris
Hebr. 11-12 Sicut arena quæ est ad oram maris

ORACULUM.

Exod. 25-18 Facies ex utraque parte oraculi
-20 Expandentes alas, et operientes oraculum
37- 6 Fecit et propitiatorium, id est, oraculum
40-18 Testimonium in arca... et oraculum desup.
Levit. 16- 2 Quia in nube apparebo super oraculum
-13 Nebula eorum et vapor operiat oraculum
-15 Ut aspergat e regione oraculi
Num. 7-89 Ut consuleret oraculum, audiebat vocem
2 Reg. 21- 1 Et consuluit David oraculum Domini
3 Reg. 6- 5 Per circuitum templi et oraculi
-16 Et fecit interiorem domum oraculi
-17 Quadraginta cubitorum erat ipsum templum pro foribus oraculi
-19 Oraculum autem in medio domus... fecerat
-20 Porro oraculum habebat viginti cubitos
-21 Domum quoq. ante oraculum operuit auro
-22 Sed et totum altare oraculi texit auro
-23 Fecit in oraculo duos cherubim de lignis olivarum
-31 Et in ingressu oraculi fecit ostiola de lignis
7-49 Candelabra aurea..contra oraculum, ex auro
8- 6 In oraculum templi, in sanctum sanctorum
- 8 Foris sanctuarium ante oraculum
2 Par. 3-16 Necnon et quasi catenulas in oraculo
4-20 Ut lucerent ante oraculum juxta ritum
5- 7 Ad oraculum templi, in sancta sanctorum
- 9 Capita parebant ante oraculum
Ezech. 21-23 Eritque quasi consulens frustra oraculum

ORATIO.

2 Reg. 7-27 Invenit... cor s. ut oraret te oratione hac
3 Reg. 8-28 Respice ad orationem servi tui, et ad preces
Deus meus, audi hymnum et orationem
-29 Ut exaudias orationem quam orat
-45 Et exaudies in cœlo orationes eorum
-49 Exaudies in cœlo... orationes eorum
-54 Salomon orans Dominum omnem orationem
9- 3 Exaudivi orationem tuam et deprecationem
4 Reg. 19- 4 Fac orationem pro reliquiis, quæ repertæ s.
20- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas t.
2 Par. 6-19 Facta est, ut respicias orationem servi tui
-21 Exaudires orationem, quam servus tuus orat
-40 Et aures tuæ intentæ sint ad orationem
7-12 Et ait : Audivi orationem tuam
-15 Et aures meæ erectæ ad orationem ejus
30-27 Pervenitq. oratio in habitaculum sanctum
33-13 Et exaudivit orationem ejus
-19 Oratio quoque ejus et exauditio
2 Esdr. 1- 6 Ut audias orationem servi tui
-11 Sit auris tua attendens ad orationem servi tui, et ad orationem servorum tuorum
11-17 Ad laudand. et ad confitendum in oratione
Tobiæ. 3-11 Sed in oratione persistens, cum lacrymis deprecabatur Deum
-12 Dum compleret orationem, benedicens Do.
-25 Orationes in conspectu Domini recitatæ
4- 1 Cum Tobias putaret orationem s. exaudiri
6-18 Nisi orationibus vacabis cum ea
12- 8 Bona est oratio cum jejunio, et eleemosyna
-12 Ego obtuli orationem tuam Domino
Judith. 4- 8 Humiliaverunt animas suas in jejuniis et orationibus
-12 Si... permanseritis in jejuniis et orationibus
6-16 Per totam diem oratione popul. completa
8-33 Nisi oratio pro me ad Dominum Deum
12- 5 Ante lucem egrediendi foras ad orationem
13-12 Et exierunt duæ... quasi ad orationem
Psal. 4- 2 Miserere mei, et exaudi orationem meam
5- 3 Intende voci orationis meæ, rex meus
6-10 Dominus orationem meam suscepit
16- 1 Oratio David
Auribus percipe orationem meam
30-23 Ideo exaudisti vocem orationis meæ
34-13 Et oratio mea in sinu meo convertetur
38-13 Exaudi orationem meam, Domine
41- 9 Apud me oratio Deo vitæ meæ
53- 4 Deus, exaudi orationem meam
54- 2 Exaudi, Deus, orationem meam
60- 2 Intende orationi meæ
- 6 Tu, Deus meus, exaudisti orationem meam
63- 2 Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor
64- 3 Exaudi orationem meam, ad te omnis caro
65-20 Deus, qui non amovit orationem meam
68-14 Ego vero orationem meam ad te, Domine
79- 5 Quousque irasceris super orationem servi
83- 9 Deus virtutum, exaudi orationem meam
85- 1 Oratio ipsi David
- 6 Auribus percipe, Domine, orationem meam
87- 3 Intret in conspectu tuo oratio mea
-14 Et mane oratio mea præveniet te
-15 Ut quid, Domine, repellis orationem meam
89- 1 Oratio Moysi hominis Dei
101- 1 Oratio pauperis, cum anxius fuerit
- 2 Domine, exaudi orationem meam
-18 Respexit in orationem humilium
105-44 Vidit cum tribularentur, et audivit orationem eorum
108- 7 Et oratio ejus fiat in peccatum
114- 1 Dilexi, quoniam exaudiet Dominus vocem orationis meæ
140- 2 Dirigatur oratio mea sicut incensum
- 5 Quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis eorum
141- 1 Intellectus David, cum esset in spelunca, oratio
- 3 Effundo in conspectu ejus orationem meam
142- 1 Domine, exaudi orationem meam
Prov. 15-29 Et orationes justorum exaudiet
28- 9 Qui declinat aures suas ne audiat legem, oratio ejus erit execrabilis
Eccle. 7- 9 Melior est finis orationis, quam principium
Sap. 18-21 Orationem et per incensum deprecationem allegans
Eccli. 3- 4 Et in oratione dierum exaudietur
- 6 Et in die orationis suæ exaudietur
7-15 Et non iteres verbum in oratione tua
17-24 Sta in sorte prop. et orationis altissimi Dei
18-23 Ante orationem præpara animam tuam
20- 1 Et confitentem in oratione non prohibere
34-31 Orationem illius quis exaudiet?
35-21 Oratio humiliantis se, nubes penetrabit
36-18 Et exaudi orationes servorum tuorum
39- 7 Aperiet os suum in oratione
- 9 Et in oratione confitebitur Domino
50-23 Iteravit orationem suam, volens ostendere virtutem Dei
51- 1 Oratio Jesu filii Sirach
-15 Et exaudita est oratio mea
-18 Quæsivi sapientiam palam in oratione mea
Isai. 1-15 Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam
37- 4 Leva ergo orationem pro reliquiis
38- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas t.
56- 7 Lætificabo eos in domo orationis meæ
Quia domus mea, domus orationis vocabitur
Jerem. 7-16 Nec assumas pro eis laudem et orationem
11-14 Ne assumas pro eis laudem et orationem
36- 7 Si forte cadat oratio eor. in conspectu Dom.
42- 2 Cadat oratio nostra in conspectu tuo
Thren. 3- 8 Cum clamavero et rogavero, exclusit orationem meam
-44 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio
Baruc. 2-14 Exaudi, Domine, preces nostr. et orationes
3- 4 Audi nunc orationem mortuorum Israël
Ezech. 41-11 Et ostium lateris ad orationem
Et latitudinem loci ad orationem
Dan. 9-17 Exaudi, Deus noster, orationem servi tui
-21 Me loquente in oratione, ecce vir Gabriel
Jonæ. 2- 8 Ut veniat ad te oratio mea ad templum
Habac. 3- 1 Oratio Habacuc prophetæ pro Ignorantiis
1 Mac. 3-46 Quia locus orationis erat in Maspha
5-33 Et clamaverunt in oratione
7-37 Ut esset domus orationis et obsecrationis
2 Mac. 1- 5 Exaudiat orationes vestras, et reconcilietur
-23 Orationem autem faciebant o. sacerdotes
-24 Nehemiæ erat oratio hunc habens modum
10-16 Per orationes Dominum rogantes
-27 Post orationem sumptis armis... resederunt
15-26 Invocato Deo, per orationes congressi sunt
Matth. 17-20 Non ejicitur, nisi per orationem et jejunium
21-13 Domus mea, domus orationis vocabitur
-22 Quæcumque petieritis in oratione credentes, accipietis
23-14 Quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes
Marc. 9-28 In nullo potest exire, nisi in oratione et jejunio
11-17 Domus mea, domus orationis vocabitur
12-40 Devorant domos viduarum, sub obtentu prolixæ orationis
Luc. 6-12 Et erat pernoctans in oratione Dei
19-46 Quia domus mea domus orationis est
20-47 Simulantes longam orationem
22-45 Cum surrexisset ab oratione, et venisset
Act. 1-14 Perseverantes unanimiter in oratione
2-42 Communicatione fractionis panis, et orationibus
3- 1 In templum, ad horam orationis nonam
6- 4 Orationi et ministerio verbi instantes erimus
10- 4 Orationes tuæ et eleemosynæ tuæ ascenderunt
-31 Corneli, exaudita est oratio tua
12- 5 Oratio autem fiebat sine intermissione
16-13 Juxta flumen, ubi videbatur oratio esse
-16 Factum est a. euntibus nobis ad orationem
Rom. 1-10 Semper in orationibus meis : obsecrans
12-12 In tribulatione patientes, orationi instantes
15-30 Ut adjuvetis me in orationibus vestris
1 Cor. 7- 5 Ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi
2 Cor. 1-11 Adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis
Ephes. 1-16 Memoriam vestri faciens in orationibus
6-18 Per omnem orationem et obsecrationem
Philip. 1- 4 In cunctis orationibus meis pro omnibus
-19 Proveniet ad salutem per vestr. orationem
4- 6 Sed in omni oratione et obsecratione
Colos. 4- 2 Orationi instate, vigilantes in ea
-12 Semper sollicitus pro vobis in orationibus
1 Thes. 1- 2 Memoriam vestri facientes in orationibus
1 Tim. 2- 1 Obsecrationes, orationes, postulationes
4- 5 Sanctificatur enim per verbum Dei et orationem
5- 5 Instet obsecrationibus et orationibus nocte
2 Tim. 1- 3 Habeam tui memoriam in orationibus
Phile. - 4 Memoriam tui faciens in orationibus meis
-22 Spero per orationes vestras donari me vobis
Jacob. 5-15 Et oratio fidei salvabit infirmum
-17 Et oratione oravit ut non plueret
1 Petr. 3- 7 Ut non impediantur orationes vestræ
4- 7 Prudentes, et vigilate in orationibus
3 Joan. 3- 2 Charissime, de omnibus orationem facio
Apoc. 5- 8 Quæ sunt orationes sanctorum
8- 3 Ut daret de orationibus sanctorum
- 4 Fumus incensorum de orationibus sanctor.

ORATOR.

Act. 24- 1 Quibusdam, et Tertullo quodam oratore

ORATORIUM.

Judith. 9- 1 Judith ingressa est oratorium suum

ORBIS.

Gen. 41-54 Et in universo orbe fames prævaluit
47-13 In toto enim orbe panis deerat
1 Reg. 2- 8 Cardines terræ, et posuit super eos orbem
2 Reg. 22-16 Et revelata sunt fundamenta orbis
1 Par. 16-30 Ipse enim fundavit orbem immobilem
Esth. 9-28 Cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
13- 2 Universum orbem meæ ditioni subjugassem
- 4 In toto orbe terr. populum esse dispersum
Job. 1- 5 Cumque in orbem transissent dies convivii
9-13 Deus..sub quo curvantur qui portant orbem
34-13 Quem posuit super orbem, quem fabricatus
37-12 Quod præceperit illis super faciem orbis
Psal. 9- 9 Et ipse judicabit orbem terræ in æquitate
17-16 Revelata sunt fundamenta orbis terrarum
18- 5 Et in fines orbis terræ verba eorum
23- 1 Orbis terr., et universi qui habitant in eo
32- 8 Commoveantur omnes inhabitantes orbem
48- 2 Auribus percipite, om. qui habitatis orbem
49-12 Non dicam tibi : Meus est enim orbis terræ
71- 8 A flumine usq. ad terminos orbis terrarum
76-19 Illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ
88-12 Orbem terræ et plenitudin. ejus tu fundasti
89- 2 Priusquam... formaretur terra et orbis
92- 1 Etenim firmavit orbem terræ, qui non commovebitur
95-10 Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur
-13 Judicabit orbem terræ in æquitate
96- 4 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ
97- 7 Orbis terrarum, et qui habitant in eo
- 9 Judicabit orbem terrarum in justitia
Prov. 8-26 Non fecerat, et flumina, et cardines orbis
-31 Ludens in orbe terrarum
Sap. 1- 7 Spiritus Domini replevit orbem terrarum
-14 Sanabiles fecit nationes orbis terrarum
2-24 Mors introivit in orbem terrarum

Sap. 5-21 Pugnabit cum illo orbis terrarum
6-26 Multitudo a. sapientium sanitas est orbis
7-17 Ut sciam dispositionem orbis terrarum
9- 3 Ut disponat orbem terrarum in æquitate
- 9 Tunc cum orbem terrarum faceres
10- 1 Formatus est a Deo pater orbis terrarum
11-18 Creavit orbem terrarum ex materia invisa
-23 Tanquam momentum stateræ, sic est ante te orbis terrarum
13- 2 Rectores orbis terrarum deos putaverunt
14- 6 Spes orbis terrarum ad ratem confugiens
-14 Supervacuitas enim hominum advenit in orbem terrarum
16-17 Vindex est enim orbis justorum
17-19 Orbis terr. limpido illuminabatur lumine
18-24 In veste enim poderis... totus erat orbis
Isai. 13-11 Et visitabo super orbis mala
14-17 Posuit orbem desertum, et urbes ejus destruxit
-21 Neque implebunt faciem orbis civitatum
18- 3 Habitatores orbis, qui moramini in terra
24- 4 Defluxit orbis, infirmata est altitudo populi
26- 9 Justitiam dicent habitatores orbis
27- 6 Et implebunt faciem orbis semine
34- 1 Audiat... orbis, et omne germen ejus
Jerem. 10-12 Præparat orbem in sapientia sua
51-15 Præparavit orbem in sapientia sua
Thren. 4-12 Reges terræ et universi habitatores orbis
Baruc. 6-61 Perambulare universum orbem
Dan. 3-45 Et gloriosus super orbem terrarum
Nahum. 1- 5 Contremuit terra a facie ejus, et orbis
2 Mac. 2-23 Famosissimum in toto orbe templum recuperarent
Matth. 24-14 Prædicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe
Luc. 2- 1 Ut describeretur universus orbis
4- 5 Ostendit illi omnia regna orbis terræ
21-26 Præ timore et expectatione, quæ supervenient universo orbi
Act. 11-28 Famem magnam futuram in universo orbe
17-31 Statuit diem, in quo judicaturus est orbem
19-27 Majestas ejus, quam tota Asia, et orbis colit
24- 5 Concitantem seditiones omnibus Judæis in universo orbe
Rom. 10-18 Exivit... et in fines orbis terræ verba eorum
Hebr. 1- 6 Introducit primogenitum in orbem terræ
2- 5 Non enim Angelis subjecit Deus orbem
Apoc. 3-10 Ab hora tentationis, quæ ventura est in orbem
12- 9 Satanas, qui seducit universum orbem

ORBOR.

Gen. 27-45 Cur utroque orbabor filio in uno die?
43-14 Ego autem quasi orbatus absque liberis ero
Ruth. 1- 5 Mulier orbata duobus liberis ac marito

ORDINATE.

1 Mac. 6-40 Et ibant caute et ordinate

ORDINATIO.

Psal. 118-91 Ordinatione tua perseverat dies
Rom. 13- 2 Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit

ORDINATORES.

Jerem. 48-12 Dicit Dominus: Et mittam ei ordinatores

ORDINO.

Exod. 40-21 Ordinatis coram propositionis panibus
Levit. 1- 8 Membra quæ sunt cæsa, desuper ordinantes
1 Reg. 17-18 Et cum quibus ordinati sunt, disce
1 Par. 6-48 Levitæ, qui ordinati sunt in cunctum minist.
2 Par. 9- 8 Qui voluit te ordinare super thronum suum
Judith. 11-11 Hoc ordinant, ut interficiant pecora sua
Psal. 49- 5 Qui ordinant testamentum ejus super sacrificia
Prov. 8-23 Ab æterno ordinata sum
Cant. 2- 4 Ordinavit in me charitatem
6- 3 Terribilis ut castrorum acies ordinata
- 9 Terribilis ut castrorum acies ordinata
Ezech. 4- 2 Et ordinabis adversus eam obsidionem
1 Mac. 4-41 Ordinavit Judas viros, ut pugnarent
6-35 Quingenti equites ordinati unicuique bestiæ
-57 Et incumbit nobis ordinare de regno
10-36 Ordinabuntur qui sint in munitionibus regis
2 Mac. 2-31 Intellectum colligere, et ordinare sermonem
3-14 Intrabat de his Heliodorus ordinaturus
12-20 Ordinatis circum se sex millibus
15-20 Atque exercitus esset ordinatus
Luc. 1- 1 Multi conati sunt ordinare narrationem
Rom. 13- 1 Quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt
1 Cor. 9-14 Ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant
16- 1 Sicut ordinavi Ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite
-15 In ministerium sanctorum ordinaverunt se ipsos
2 Cor. 8-19 Ordinatus est ab Ecclesiis comes peregrinationis nostræ
Galat. 3-19 Ordinata per Angelos in manu mediatoris

ORDIOR.

Isai. 25- 7 Telam quam orditus est super omn. nationes
30- 1 Ordiremini telam, et non per spiritum meum
38-12 Dum adhuc ordirer, succidit me

ORDO.

Gen. 41-28 Qui hoc ordine complebuntur
43- 7 Interrogavit nos homo per ordinem
44- 6 Et apprehensis per ordinem locutus est
45-27 Illi econtra referebant omnem ordinem rei
Exod. 28-10 Juxta ordinem nativitatis eorum
-17 Ponesque in eo quatuor ordines lapidum
-20 Inclusi auro erunt per ordines suos
39-10 Posuit in eo gemmarum ordines quatuor
-13 Circumdati et inclusi auro per ordines suos
40-23 Locatis per ordinem lucernis
Levit. 17-15 Et hoc ordine mundus fiet
Num. 2-17 Singuli per loca et ordines suos proficiscentur
7- 5 Trades ea Levitis, juxta ordinem ministerii
10-18 Filii Ruben, per turmas et ordinem suum
Deut. 15- 2 Quæ hoc ordine celebrabitur
Judic. 5-20 Stellæ manentes in ordine et cursu suo
3 Reg. 6-36 Tribus ordinibus lapidum politorum
Et uno ordine lignorum cedri
7- 3 Unus a. ordo habebat columnas quindecim
-12 Trium ordinum de lapidibus sectis
Et unius ordinis de dolata cedro
-18 Et duos ordines per circuitum retiaculorum
-20 Ducenti ordines erant in circuitu capitelli
-24 Duo ordines sculpturarum striatarum erant
10- 5 Et ordines ministrantium, vestesque eorum
4 Reg. 12- 5 Accipiant illam sacerdotes juxta ordinem s.
- 7 Accipere pecuniam juxta ordinem vestrum
23- 4 Præcepit... et sacerdotibus secundi ordinis
1 Par. 6-32 Stabant a. juxta ordinem suum in ministerio
15-18 In secundo ordine, Zachariam et Ben
2 Par. 4-13 Ita ut bini ordines malogranatorum singulis retiaculis jungerentur
5-11 Ministeriorum ordo inter eos divisus erat
8-14 Et Levitas in ordine suo, ut laudarent
13-10 Et Levitæ sunt in ordine suo
23- 8 Et veniebant per ordinem sabbati
30-16 Steteruntq. in ordine s. juxta dispositionem
31-17 Per ordines et turmas suas
35-15 Cantores filii Asaph stabant in ordine suo
1 Esdr. 3- 4 Holocaustum diebus singulis per ordinem
6- 4 Ordines de lapidibus impolitis tres
Et sic ordines de lignis novis
-18 Et statuerunt sacerdotes in ordinibus suis
2 Esdr. 4-13 Statui... populum in ordinem cum gladiis
11-23 Et ordo in cantoribus per dies singulos
12-24 Et observarent æque per ordinem
13-30 Constitui ordines sacerdotum et Levitarum
Esth. 2-12 Tempus singularum per ordinem puellarum
-15 Evoluto autem tempore per ordinem
15- 9 Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia
Job. 10-22 Ubi umbra mortis, et nullus ordo
38-33 Numquid nosti ordinem cœli?
Psal. 109- 4 Secundum ordinem Melchisedech
Sap. 18-24 In quatuor ordinibus lapidum erant sculpta
Isai. 5-17 Et pascentur agni juxta ordinem suum
28-25 Ponet triticum per ordinem, et hordeum
44- 7 Et ordinem exponat mihi, ex quo constitui populum antiquum
54-11 Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos
Jerem. 30-18 Templum juxta ordinem suum fundabitur
31-35 Qui dat... ordinem lunæ et stellarum
Ezech. 43-11 Cunctumque ordinem ejus... ostende eis
Dan. 7- 5 Et tres ordines erant in ore ejus
1 Mac. 5-33 Et venit tribus ordinibus post eos
2 Mac. 5- 3 Et cursus equorum per ordines digestos
8-22 Constituit itaque fratres suos duces utrique ordini
Luc. 1- 3 Visum est et mihi... ex ordine tibi scribere
- 8 Cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis s.
Act. 11- 4 Petrus exponebat illis ordinem
18-23 Perambulans ex ordine Galaticam regionem
1 Cor. 14-40 Omnia a. honeste et secundum ordinem fiant
15-23 Unusquisque autem in suo ordine
Colos. 2- 5 Gaudens, et videns ordinem vestrum
Hebr. 5- 6 Secundum ordinem Melchisedech
-10 Pontifex juxta ordinem Melchisedech
6-20 Secundum ordinem Melchisedech pontifex
7-11 Secundum ordinem Melchisedech
Et non secundum ordinem Aaron dici?
-17 Secundum ordinem Melchisedech

OREB.

Princeps Madianita ab Israelitis e tribu Ephraïm interfectus, sub Gedeone; et a cæde Oreb nomen accepit petra, in qua interfectus est.

Judic. 7-25 Duos viros Madian, Oreb et Zeb, interfecit Oreb in petra Oreb
Capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon
8- 3 Dominus tradidit principes Madian, Oreb et Zeb
Psal. 82-12 Pone principes eorum sicut Oreb et Zeb
Isai. 10-26 Juxta plagam Madian in petra Oreb

ORGANUM.

Gen. 4-21 Ipse fuit pater canentium cithara et organo
1 Par. 15-16 Ut constituerent... cantores in organis musicorum
16- 5 Jehiel super organa psalterii et lyras
-42 Musicorum organa, ad canendum Deo
23- 5 Psaltæ canentes Domino in organis
2 Par. 5-13 Et tubis, et voce, et cymbalis, et organis
7- 6 Levitæ in organis carminum Domini
23-13 Et diversi generis organis concinentem
29-26 Steteruntq. Levitæ tenentes organa David
-27 Clangere tubis, atque in diversis organis
30-21 Per organa, quæ suo officio congruebant
34-12 Omnes Levitæ scientes organis canere
Judith. 15-15 Populi gaudebant... in organis et citharis
Job. 21-12 Et gaudent ad sonitum organi
30-31 Et organum meum in vocem flentium
Psal. 136- 2 In medio ejus suspendimus organa nostra
150- 4 Laudate eum in chordis et organo
Sap. 19-17 Sicut in organo qualitatis sonus immutatur

ORIENS.

Ecce enim ego ADDUCAM SERVUM MEUM ORIENTEM. *In Hebræo est,* tsemath, *id est,* germen. Oriens, *sive* germen, *dicitur Christus, quia ex emortua fere Patriarcharum radice tanquam novus surculus prodiit, et defossus in terra germinavit, et in magnam arborem crevit, cujus rami sunt filii Ecclesiæ. Messias ergo est Oriens, qui etiam alibi dicitur Sol justitiæ.*

Zach. 3- 8 Ecce enim ego ADDUCAM SERVUM MEUM ORIENTEM
6-12 Dicens: ECCE VIR ORIENS NOMEN EJUS
Luc. 1-78 In quibus visitavit nos, Oriens ex alto

ORIENS, *pro cœli parte.*

Gen. 11- 2 Cumque proficiscerentur de Oriente
12- 8 Ad montem qui erat contra Orientem Beth.
Ab Occidente habens Bethel, et ab Oriente Haï
13-11 Circa Jordanem, et recessit ab Oriente
-14 Et vide... ad Orientem et Occidentem
28-14 Dilataberis ad Occidentem et Orientem
Exod. 27-13 Atrii latitudine, quæ respicit ad Orientem
38-13 Contra Orientem... paravit tentoria
Levit. 16-14 Contra propitiatorium ad Orientem
Num. 2- 3 Ad Orientem Judas figet tentoria
23- 7 Adduxit me... de montibus Orientis
34- 3 Habebit terminos contra Orientem
-11 Pervenient contra Orientem ad mare Cener.
35- 5 Contra Orientem duo millia erunt cubiti
Deut. 3-17 Ad radices montis Phasga contra Orientem
-27 Ad Aquilonem, Austrumque, et Orientem
Josue. 11- 3 Chananæum quoq. ab Oriente et Occidente
12- 3 Ad mare Ceneroth contra Orientem
13- 5 Libani quoque regio contra Orientem
15- 5 Ab Oriente vero erit initium
16- 1 Contra Jericho et aquas ejus ab Oriente
- 5 Possessio eorum contra Orientem Ataroth
- 6 Circuit terminos contra Orientem
Et pertransit ab Oriente Janoë
17-10 Et in tribu Issachar ab Oriente
18-20 Qui est terminus illius ab Oriente
19-12 Et revertitur de Sared contra Orientem
-27 Ac revertitur contra Orientem Bethdagon
1 Reg. 13- 5 Castrametati sunt in Machmas ad Orientem
3 Reg. 7-25 Tres ad Meridiem, et tres ad Orientem
-39 Contra Orientem ad Meridiem
17- 3 Recede hinc, et vade contra Orientem
1 Par. 4-39 In Gador, usque ad Orientem vallis
5-10 Plaga, quæ respicit ad Orientem Galaad
6-78 Ex adverso Jericho contra Orientem Jord.
7-28 Et contra Orientem Noran
9-18 In porta Regis ad Orientem
-24 Ad Orientem, et ad Occidentem
26-17 Ad Orientem vero Levitæ sex
2 Par. 4- 4 Et tres, qui reliqui erant, Orientem
-10 Contra Orientem ad Meridiem
2 Esdr. 3-26 Contra portam Aquarum ad Orientem
12-36 Usque ad portam Aquarum ad Orientem
Judith. 5- 4 Præ omnibus qui habitant in Oriente
Job. 23- 8 Si ad Orientem iero, non apparet
30-12 Ad dexteram Orientis calamitates meæ
Psal. 67-34 Qui ascendit super cœlum cœli, ad Orientem

Psal. 74- 7 Quia neque ab Oriente, neque ab Occidente
Isai. 9-12 Syriam ab Oriente, et Philisthiim ab Occidente
11-14 Simul prædabuntur filios Orientis
41- 2 Quis suscitavit ab Oriente justum
43- 5 Ab Oriente adducam semen tuum
46-11 Vocans ab Oriente avem
Jerem. 49-28 Ascendite ad Cedar, et vastate filios Orientis
Baruc. 4-36 Circumspice, Jerusalem, ad Orientem
-37 Veniunt collecti ab Oriente usque ad Occidentem
5- 5 Et circumspice ad Orientem, et vide collectos filios tuos ab oriente sole
Ezech. 8-16 Templum Domini, et facies ad Orientem
11-23 Super montem qui est ad Orientem urbis
25-10 Filiis Orientis cum filiis Ammon
39-11 Vallem Viatorum ad Orientem maris
40-19 Centum cubitos ad Orientem et ad Aquilon.
-22 Portæ, quæ respiciebat ad Orientem
41-14 Quod erat separatum contra Orientem
42- 9 Introitus ab Oriente ingredientium, in ea
43- 4 Per viam portæ quæ respiciebat ad Orientem
-17 Gradus autem ejus versi ad Orientem
44- 1 Quæ respiciebat ad Orientem
45- 7 Et a latere Orientis usque ad Orientem
46- 1 Quæ respicit ad Orientem, erit clausa
-12 Aperietur ei porta quæ respicit ad Orientem
47- 1 Subter limen domus ad Orientem
Facies enim domus respiciebat ad Orientem
- 2 Viam, quæ respiciebat ad Orientem
- 3 Cum egrederetur vir ad Orientem
48-10 Ad Orientem latitudinis decem millia
-17 Et ad Orientem, ducenta quinquaginta
-18 Decem millia in Orientem
Dan. 8- 9 Contra Orientem, et contra fortitudinem
11-44 Et fama turbabit eum ab Oriente
Amos. 8-12 Et ab Aquilone usque ad Orientem
Jonæ. 4- 5 Et sedit contra Orientem civitatis
Zach. 8- 7 Salvabo populum meum de terra Orientis
14- 4 Qui est contra Jerusalem ad Orientem
Ex media parte sui ad Orientem
Matth. 2- 1 Magi ab Oriente venerunt Jerosolymam
- 2 Vidimus enim stellam ejus in Oriente
- 9 Stella, quam viderant in Oriente, antecedebat eos
8-11 Multi ab Oriente et Occidente venient
24-27 Sicut enim fulgur exit ab Oriente
Luc. 13-29 Venient ab Oriente et Occidente
Apoc. 21-13 Ab Oriente portæ tres, et ab Aquilone

ORIENTALIS, E.

Gen. 4-16 In terra ad Orientalem plagam Eden
10-30 Usque Sephar montem Orientalem
25- 6 Separavit eos... ad plagam Orientalem
29- 1 Jacob venit in terram Orientalem
Levit. 1-16 Projiciet prope altare ad Orientalem plagam
Num. 3-38 Ad Orientalem plagam, Moyses et Aaron
10- 5 Primi, qui sunt ad Orientalem plagam
21-11 Respicit Moab contra Orientalem plagam
32-19 Possessionem in Orientali ejus plaga
34-10 Metabuntur fines contra Orientalem plagam
-15 Contra Jericho ad Orientalem plagam
Deut. 4-41 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-49 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
Josue. 4-19 In Galgalis, contra Orientalem plagam
7- 2 Ad Orientalem plagam oppidi Bethel
11- 8 Masphe, qui est ad Orientalem illius partem
12- 1 Orientalem plagam quæ respicit solitudin.
- 3 Ad Orientalem plagam per viam
13- 8 Trans fluenta Jordanis ad Orientalem plag.
-27 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-32 Contra Jericho ad Orientalem plagam
18- 7 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
19-13 Pertransit usque ad Orientalem plagam
20- 8 Contra Orientalem plagam Jericho
23- 4 Ab Orientali parte Jordanis usque ad mare
Judic. 6- 3 Cæterique Orientalium nationum
-33 Et Orientales populi congregati sunt simul
7-12 Et omnes Orientales populi, fusi jacebant
8-10 Ex omnibus turmis Orientalium populorum
-11 Ad Orientalem partem Nobe et Jegbaa
11-18 Venitque contra Orientalem plagam terræ Moab
20-43 Prostrati sunt ad Orientalem plagam urbis
21-19 Et ad Orientalem plagam viæ
3 *Reg.* 4-30 Præcedebat sapientia Salomonis sapientiam omnium Orientalium
4 *Reg.* 10-33 A Jordane contra Orientalem plagam
13-17 Et ait : Aperi fenestram Orientalem
1 *Par.* 5- 9 Contra Orientalem quoq. plagam habitavit
12-15 In vallibus ad Orientalem plagam
26-14 Cecidit ergo sors Orientalis, Selemiæ
2 *Par.* 5-12 Stantès ad Orientalem plagam altaris
29- 4 Et congregavit eos in plateam Orientalem
31-14 Et janitor Orientalis portæ, præpositus erat
2 *Esdr.* 3-29 Semeïa filius Secheniæ, custos portæ Orientalis
Job. 1- 3 Vir ille magnus inter omnes Orientales
Jerem. 31-40 Usque ad ang. portæ Equorum Orientalis
Ezech. 10-19 In introitu portæ domus Domini Orientalis
11- 1 Ad portam domus Domini Orientalem
25- 4 Tradam te filiis Orientalibus in hæreditatem
40- 6 Ad portam quæ respiciebat viam Orientalem
-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem
-23 Contra portam Aquilonis, et Orientalem
-32 Introduxit me... per viam Orientalem
-44 Una ex latere portæ Orientalis
42-10 Atrii, quod erat contra viam Orientalem
-12 Per viam Orientalem ingredientibus
-15 Portæ, quæ respiciebat ad viam Orientalem
-16 Mensus est a. contra ventum Orientalem
43- 1 Ad portam quæ respiciebat ad viam Orientalem
- 2 Ingrediebatur per viam Orientalem
45- 7 Usque ad terminum Orientalem
47- 8 Egrediuntur ad tumulos sabuli Orientalis
-18 Porro plaga Orientalis de medio Auran
Jordanis disterminans ad mare Orientale
Metiemini etiam plagam Orientalem
48- 1 Erit ei plaga Orientalis mare, Dan una
- 2 Sup. terminum Dan, — Aser una
- 3 Sup. terminum Aser, — Nephthali una
- 4 Super terminum Nephthali, — Manasse una
- 5 Super terminum Manasse, — Ephraïm una
- 6 Super terminum Ephraïm, — Ruben una
- 7 Super terminum Ruben, — Juda una
- 8 Super terminum Juda, — erunt primitiæ
(a plaga Orientali usque ad plagam maris,)
Sicuti singulæ partes, a plaga Orientali usque ad plagam maris
-16 Ad plagam Orientalem, quingenta et quatuor millia
-21 Usque ad terminum Orientalem
-32 Et ad plagam Orientalem
Joel. 2-20 Faciem ejus contra mare Orientale
Zach. 14- 8 Medium earum ad mare Orientale

ORIGINALIS.

2 *Petr.* 2- 5 Et originali mundo non pepercit

ORIGO.

2 *Reg.* 21-20 Et erat de origine Arapha
Eccli. 45-15 Non fuerunt talia usque ad originem
49-19 Et super omnem animam in origine Adam
2 *Mac.* 7-23 Quique omnium invenit originem
Hebr. 9-26 Oportebat eum frequenter pati ab origine mundi
Apoc. 13- 8 Agni, qui occisus est ab origine mundi

ORION.

Orion, in cœlo lucidissimum sidus Meridionale, infra caput Tauri, stellis constat sex et quinquaginta.

Job. 9- 9 Qui facit Arcturum, et Oriona, et Hyadas
Amos. 5- 8 Facientem Arcturum et Orionem

ORIOR.

Gen. 2- 5 Virgultum agri antequam oriretur in terra
10-24 Arphaxad genuit Sale, de quo ortus est Heber
17-16 Et reges populorum orientur ex eo
25- 4 At vero ex Madian ortus est Epha
26- 1 Orta autem fame super terram
32-31 Ortusque est ei statim sol
41- 6 Spicæ tenues et percussæ uredine oriebantur
-23 Percussæ uredine, oriebantur e stipula
44- 3 Et orto mane, dimissi sunt cum asinis suis
Exod. 10- 6 Et avi, ex quo orti sunt super terram
12-30 Et ortus est clamor magnus in Ægypto
22- 3 Quod si orto sole hoc fecerit
Levit. 10- 6 Et super omnem cœtum oriatur indignatio
13- 2 In cujus cute et carne ortus fuerit diversus color
-20 Plaga enim lepræ orta est in ulcere
-25 Quia plaga lepræ in cicatrice orta est
-43 Haud dubie lepræ, quæ orta est in calvitio
Num. 11- 1 Interea ortum est murmur populi
13-31 Murmur populi, qui oriebatur contra Moysen
16-42 Cumque oriretur seditio, et tumultus incresceret
18- 5 Ne oriatur indignatio super filios Israël
24-17 ORIETUR STELLA ex Jacob, et consurget virga
26-29 De Manasse ortus est Machir
-60 De Aaron orti sunt Nadab et Abiu
Deut. 33- 2 De Sinaï venit, et de Seïr ortus est nobis
Judic. 9-33 Mane oriente sole, irrue super civitatem
12- 1 Ecce autem in Ephraïm orta est seditio
1 *Reg.* 14- 3 Qui ortus fuerat ex Heli sacerdote Domini
2 *Reg.* 2-17 Et ortum est bellum durum satis in die illa
23- 4 Sicut lux auroræ, oriente sole... rutilat
4 *Reg.* 3-22 Orto jam sole ex adverso aquarum
1 *Par.* 2-11 Salma, de quo ortus est Booz
3-11 Genuit Ochoziam, ex quo ortus est Joas
-19 De Phadaïa orti sunt Zorobabel et Semeï
7-23 Eo quod in malis domus ejus ortus esset
-27 De quo ortus est Nun, qui habuit filium Josuë
8-37 Filius fuit Rapha, de quo ortus est Elasa
9-43 Genuit Elasa, de quo ortus est Asel
2 *Par.* 6-28 Fames si orta fuerit in terra, et pestilentia
26-19 Statimque orta est lepra in fronte ejus
2 *Esdr.* 7-59 Filii Phochereth, qui erat ortus ex Sabaïm
Judith. 14- 7 Ut ortus est dies, suspenderunt super muros caput Holofernis
Esth. 8-16 Judæis autem nova lux oriri visa est
11-11 Lux et sol ortus est, et humiles exaltati
Job. 5- 6 Et de humo non oritur dolor
9- 7 Qui præcipit soli, et non oritur
11-17 Cum te consumptum putaveris, orieris ut lucifer
28- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo
30-12 Ad dexteram orientis calamitates meæ
31-40 Pro frumento oriatur mihi tribulus
Psal. 71- 7 Orietur in diebus ejus justitia
84-12 Veritas de terra orta est
96-11 Lux orta est justo, et rectis corde lætitia
103-22 Ortus est sol, et congregati sunt
Eccle. 1- 5 Oritur sol, et occidit, et ad locum suum revertitur
11- 6 Nescis quid magis oriatur, hoc aut illud
Sap. 5- 6 Sol intelligentiæ non est ortus nobis
Eccli. 24- 6 Feci in cœlis ut oriretur lumen indeficiens
26 21 Sicut sol oriens mundo in altissimis Dei
37-21 Ex quo partes quatuor oriuntur
Isai. 9- 2 Habitantibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis
14-12 Quomodo cecidisti de cœlo, lucifer, qui mane oriebaris ?
34-13 Orientur in domibus ejus spinæ et urticæ
35- 7 Orietur viror calami et junci
42- 9 Antequam oriantur, audita vobis faciam
43-19 Ecce ego facio nova, et nunc orientur
45- 8 Et justitia oriatur simul
58- 8 Et sanitas tua citius orietur, et anteibit
-10 Orietur in tenebris lux tua
60- 1 Et gloria Domini super te orta est
- 2 Super te autem orietur Dominus
Ezech. 23-15 Terræque Chaldæorum, in qua orti sunt
47-12 Et super torrentem orietur in ripis ejus
Dan. 2-41 Quod tamen de plantario ferri orietur
7- 8 Cornu aliud parvulum ortum est de medio
-20 Et de alio, quod ortum fuerat
8- 8 Et orta sunt quatuor cornua subter illud
Jonæ. 4- 8 Et cum ortus fuisset sol, præcepit Dominus
Nahum. 3-17 Sol ortus est, et avolaverunt
Zach. 6-12 Subter eum orietur, et ædificabit templum
Malac. 4- 2 Et orietur vobis timentibus nomen meum
2 *Mac.* 14-22 Ne... repente mali aliquid orietur
Matth. 4-16 Sedentibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis
5-45 Solem suum oriri facit super bonos et malos
13- 6 Sole autem orto, æstuaverunt
Marc. 4-17 Deinde orta tribulatione ... scandalizantur
16- 2 Veniunt ad monumentum, orto jam sole
Luc. 8- 8 Et ortum fecit fructum centuplum
12-54 Cum videritis nubem orientem ab Occasu
1 *Tim.* 6- 4 Ex quibus oriuntur invidiæ, contentiones
Hebr. 7-14 Quod ex Juda ortus sit Dominus noster
11-12 Propter quod et ab uno orti sunt
2 *Petr.* 1-19 Donec... lucifer oriatur in cordibus vestris

ORNAMENTUM.

Judic. 8-21 Et tulit ornamenta ac bullas
-26 Absque ornamentis, et monilibus, et veste
2 *Reg.* 1-24 Qui præbebat ornamenta aurea cultui vest.
Judith. 10- 3 Et omnibus ornamentis suis ornavit se
Eccli. 21-24 Ornamentum aureum prudenti doctrina
26-21 Sic mulieris bonæ species in ornamentum domus ejus
32- 3 Et ornamentum gratiæ accipias coronam
- 7 Gemmula carbunculi in ornamento auri
Isai. 3-18 Auferet Do. ornamentum calceamentorum
49-18 Omnibus his velut ornamento vestieris
Jerem. 2-32 Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui ?
Baruc. 6- 8 Et sicut virgini amanti ornamenta
Ezech. 7-20 Et ornamentum monilium suorum in superbiam posuerunt
16-11 Ornavi te ornamento, et dedi armillas
1 *Mac.* 1-23 Ornamentum aureum quod in facie templi erat

1 Mac. 3-49 Et attulerunt ornamenta sacerdotalia
2 Mac. 2- 2 Videntes simulacra... et ornamenta eorum

ORNAN.

Anno mundi 3017, *ante J. Ch.* 1037. *Vir Jebusæus, qui legem Judaicam susceperat, et prædia sua in Jerusalem servaverat. Regi David suam vendidit aream quam habebat super montem Moria, quo in loco olim Deus Abrahæ jusserat ut immolaret filium suum Isaac. Ornan,* 2 *Reg.* 24-16 *et seqq., vocatur Areüna, quo etiam capite, vers.* 23, *vocatur rex : fuerat enim regulus inter Jebusæos antequam David Jerusalem expugnaret, ut putat Mariana, verum erat tributarius.*

1 Par. 21-15 Angelus Domini stabat juxta aream Ornan Jebusæi
-18 Extrueretq. altare.. in area Ornan Jebusæi
-20 Ornan, cum suspexisset,et vidisset Angelum
-21 Igitur cum veniret David ad Ornan
Conspexit eum Ornan,et processit ei obviam
-23 Dixit autem Ornan ad David : Tolle
-25 Dedit ergo David Ornan pro loco siclos auri
-28 Quod exaudisset... in area Ornan Jebusæi
2 Par. 3- 1 In loco quem paraverat David in area Ornan Jebusæi

ORNATUS.

Gen. 2- 1 Cœli et terra, et omnis ornatus eorum
Exod. 33- 5 Jam nunc depone ornatum tuum
- 6 Deposuerunt ergo filii Israel ornatum suum
35- 9 Et gemmas ad ornatum superhumeralis
4 Reg. 25-17 Similem et columna secunda habebat ornatum
1 Esdr. 3-10 Steterunt sacerdotes in ornatu suo cum tubis
Esth. 2-13 Quidquid postulassent ad ornatum pertinens
-15 Custos virginum, hæc ei ad ornatum dedit
15- 4 Deposuit vestimenta ornatus sui
Ezech. 27-10 Galeam suspenderunt in te pro ornatu tuo
2 Mac. 2-30 Quæ apta sunt ad ornatum exquirenda sunt
5-16 Erant posita ad ornatum loci et gloriam

ORNO.

Gen. 24-47 Inaures ad ornandam faciem ejus
Exod. 25- 7 Et gemmas ad ornandum ephod
39-24 Quibus ornatus incedebat pontifex
Judic. 5-30 Supellex varia ad ornanda colla congeritur
4 Reg. 9-30 Ornavit caput suum, et respexit per fenestram
2 Par. 24- 7 Ornaverunt fanum Baalim
Judith. 10- 3 Et omnibus ornamentis suis ornavit se
12-15 Surrexit, et ornavit se vestimento suo
Esth. 2- 9 Tam ipsam quam pedissequas ejus ornaret
Job. 26-13 Spiritus ejus ornavit cœlos
Prov. 15- 2 Lingua sapientium ornat scientiam
26-23 Si argento sordido ornare velis vas fictile
Eccli. 16-27 Ornavit in æternum opera illorum
29-33 Transi hospes, et orna mensam
38-31 Et vigilia sua ornabit in perfectionem
45-14 Opus virtutis, et desideria oculorum ornata
47-12 Ornavit tempora usq. ad consummationem
50-10 Ornatum omni lapide pretioso
Isai. 57- 9 Et ornasti te regio unguento
60-13 Ad ornandum locum sanctificationis meæ
61-10 Quasi sponsam ornatam monilibus suis
Jerem. 4-30 Cum ornata fueris monili aureo
31- 4 Adhuc ornaberis tympanis tuis
Baruc. 6-10 Dant autem ex ipso prostitutis, et meretrices ornant
A meretricibus, ornant deos suos
Ezech. 16-11 Et ornavi te ornamento, et dedi armillas
-13 Et ornata es auro et argento
23-40 Et ornata es mundo muliebri
-41 Et mensa ornata est ante te
Osee. 2-13 Et ornabatur inaure sua et monili suo
1 Mac. 2-17 Et ornatus filiis et fratribus
4-57 Et ornaverunt faciem templi coronis aureis
2 Mac. 9-16 Templum etiam... optimis donis ornaturum
Matth. 12-44 Invenit... scopis mundatam et ornatam
23-29 Et ornatis monumenta justorum
25- 7 Virgines illæ, et ornaverunt lampades suas
Luc. 11-25 Invenit eam scopis mundatam, et ornatam
21- 5 Quod bonis lapidibus et donis ornatum esset
1 Tim. 2- 9 Similiter et mulieres in habitu ornato
Cum verecundia et sobrietate ornantes se
3- 2 Sobrium, prudentem, ornatum, pudicum
Tit. 2-10 Ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent
1 Petr. 3- 5 In Deo, ornabant se, subjectæ propriis viris
Apoc. 21- 2 Paratam, sicut sponsam ornatam viro suo
-19 Omni lapide pretioso ornata

ORO.

Gen. 20- 7 Et orabit pro te, et vives
-17 Orante autem Abraham, sanavit Deus
Gen. 33-15 Oro te, ut de populo qui mecum est, saltem socii remaneant viæ tuæ
43-20 Locuti sunt : Oramus, domine, ut audias nos
44-18 Oro, domine mi, loquatur servus tuus
50-17 Oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc
Exod. 8- 8 Orate Dominum ut auferat ranas a me
-29 Orabo Dominum, et recedet musca
-30 Egressusque Moyses a Pharaone, oravit
9-28 Orate Dominum ut desinant tonitrua Dei
10-18 De conspectu Pharaonis, oravit Dominum
32-11 Moyses autem orabat Dominum Deum s.
Levit. 5- 6 Orabitque pro ea sacerdos et pro peccato
-18 Qui orabit pro eo, quia nesciens fecerit
9- 7 Ora pro eo, sicut præcepit Dominus
12- 7 Et orabit pro ea, et sic mundabitur
- 8 Orabitq. pro ea sacerdos, et sic mundabitur
14-53 Orabit pro domo, et jure mundabitur
16- 6 Et oraverit pro se et pro domo sua
-18 Oret pro se, et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat
-34 Ut oretis pro filiis Israël, et pro cunctis
19-22 Orabitque pro eo sacerdos, et pro peccato
26-41 Tunc orabunt pro impietatibus suis
Num. 8-19 Orent pro eis, ne sit in populo plaga
-21 Aaron in conspectu Dom., et oravit pro eis
11- 2 Oravit Moyses ad Dominum
21- 7 Ora ut tollat a nobis serpentes
Oravitque Moyses pro populo
Deut. 9-26 Orans dixi : Domine Deus, ne disperdas
Judic. 6-39 Oro ut solum vellus siccum sit
13- 8 Oravit itaque Manuë Dominum
19- 8 Oro te, inquit, ut paululum cibi capias
1 Reg. 1-10 Oravit ad Dominum flens largiter
-26 Steti coram te hic orans Dominum
-27 Pro puero isto oravi, et dedit mihi Dom.
-28 Et oravit Anna, et ait
2-25 Si... peccaverit vir, quis orabit pro eo ?
-36 Veniat ut oretur pro eo,et offerat nummum
3-17 Oro te ne celaveris me
7- 5 Congregate... ut orem pro vobis Dominum
8- 6 Et oravit Samuel ad Dominum
9-18 Indica, oro, mihi ubi est domus Videntis
12-19 Ora pro servis tuis ad Dom. Deum tuum
-23 Absit a. a me... ut cessem orare pro vobis
22- 3 Maneat, oro, pater meus et mater mea, vobiscum
23-22 Abite ergo, oro, et diligentius præparate
25-25 Ne ponat, oro, dominus meus rex cor suum super virum istum iniquum Nabal
26-19 Nunc ergo audi, oro, domine mi rex
2 Reg. 7-27 Propterea invenit servus tuus cor suum ut oraret te oratione hac
13- 5 Veniat, oro, Thamar soror mea, ut det mihi cibum
-24 Veniat, oro, rex cum servis suis ad servum
16- 4 Dixitque Siba : Oro ut inveniam gratiam
3 Reg. 8-28 Quam servus tuus orat coram te hodie
-29 Ut exaudias oration., quam orat in loco isto
-30 Quodcumque oraverint in loco isto
-33 Et oraverint, et deprecati te fuerint in domo
-35 Et orantes in loco isto, pœnitentiam egerint
-42 Cum venerit ergo, et oraverit in hoc loco
-44 Orabunt te contra viam civitatis, quam elegisti
-48 Et oraverint te contra viam terræ suæ
-54 Cum complesset Salomon orans Dom.
13- 6 Ora pro me, ut restituatur manus mea mihi
Oravitq. vir Dei faciem Dom., et reversa est
18-29 Nec aliquis respondebat, nec attendebat orantes
19-20 Osculer, oro, patrem meum et matrem m.
20-32 Benadad dicit : Vivat, oro te, anima mea
22- 5 Quære, oro te, hodie sermonem Domini
4 Reg. 4-33 Et oravit ad Dominum
6-17 Cumque orasset Eliseus, ait : Domine, aperi
-18 Porro Eliseus oravit ad Dominum, dicens
19-15 Et oravit in conspectu ejus, dicens : Domine
20- 2 Ad parietem, et oravit Dominum, dicens
1 Par. 17-25 Invenit servus t. fiduciam, ut oret coram te
2 Par. 6-21 Exaudires orationem, quam servus tuus orat
Quicumque oraverit in loco isto, exaudi
7-15 Ad orationem ejus, qui in loco isto oraverit
30-18 Et oravit pro eis Ezechias, dicens
32-20 Oraverunt igitur Ezechias rex et Isaïas fil.
-24 In diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mortem, et oravit Dominum
33-12 Qui, postquam coangustatus est, oravit Do.
34-21 Ite, et orate Dominum pro me et pro reliq.
1 Esdr. 6-10 Orentque pro vita regis et filiorum ejus
10- 1 Sic ergo orante Esdra, et implorante eo
2 Esdr. 1- 4 Jejunabam, et orabam ante faciem Dei
- 6 Quam ego oro coram te hodie nocte et die
4- 9 Oravimus Deum nostrum,et posuimus cust.
Tobiæ. 3- 1 Ingemuit, et cœpit orare cum lacrymis
Tobiæ. 8- 6 Instanter orabant ambo simul, ut sanitas daretur eis
12-12 Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas
Judith. 4-13 Sed precibus sanctis orando dejecit
-17 Et ex toto corde suo omnes orabant Deum
6-21 Per tot. noctem intra ecclesiam oraverunt
7- 4 Unanimes orantes ut Deus Israël misericordiam suam ostenderet
8-29 Nunc ergo ora pro nobis
-31 Et orate, ut firmum faciat Deus consil. meum
-32 Et orate, ut sicut dixistis, in diebus quinq. respiciat Dominus populum suum Israël
10-10 Judith vero orans Dominum, transivit
12- 8 Et ut ascendebat, orabat Dom. Deum Israël
13- 6 Stetitque Judith ante lectum, orans cum lacrymis, et labiorum motu in silentio
Esth. 4-16 Vade, et congrega omnes Judæos, quos in Susan repereris, et orate pro me
8- 3 Flevitque, et locuta ad eum oravit
Job. 19-17 Et orabam filios uteri mei
21-15 Et quid nob. prodest si oraverimus illum ?
42- 8 Job autem servus meus orabit pro vobis
-10 Cum oraret ille pro amicis suis
Psal. 5- 4 Quoniam ad te orabo, Dom., mane exaudies
27- 2 Exaudi, Domine,vocem deprecationis meæ, dum oro ad te
31- 6 Pro hac orabit ad te omnis sanctus
36- 6 Subditus esto Domino, et ora eum
108- 4 Detrahebant mihi : ego autem orabam
Eccli. 18-22 Non impediaris orare semper, et ne verearis
34-29 Unus orans, et unus maledicens
38- 9 Sed ora Dominum, et ipse curabit te
50-24 Nunc orate Deum omnium, qui magna fecit
Isai. 37-15 Et oravit Ezechias ad Dominum, dicens
38- 2 Et convertit Ezechias faciem suam ad parietem, et oravit ad Dominum
Jerem. 7-16 Tu ergo noli orare pro populo hoc
11-14 Tu ergo noli orare pro populo hoc
14-11 Noli orare pro populo isto in bonum
29- 7 Et orate pro ea ad Dominum
-12 Et orabitis me, et ego exaudiam vos
32-16 Et oravi ad Dom. postquam tradidi librum
37- 3 Ora pro nobis Dominum Deum nostrum
42- 2 Et ora pro nobis ad Dominum Deum tuum
- 4 Ecce ego oro ad Dominum Deum vestrum
-20 Ora pro nobis ad Dominum Deum nostrum
Baruc. 1- 5 Et jejunabant, et orabant in conspectu Do.
-11 Et orate pro vita Nabuchodonosor regis
-13 Pro nobis ipsis orate ad Dom. Deum nostrum
Dan. 3-25 Stans autem Azarias oravit sic
6-11 Invenerunt Danielem orantem, et obsecrantem
9- 4 Et oravi Dominum Deum meum
-20 Cumque adhuc loquerer,et orarem et confit.
Jonæ. 2- 2 Et oravit Jonas ad Dominum Deum suum
4- 2 Et oravit ad Dominum, et dixit : Obsecro
1 Mac. 3-44 Et ut orarent, et peterent misericordiam
4-30 Oravit, et dixit : Benedictus es, Salvator Isr.
7-40 Et oravit Judas, et dixit
11-71 Et posuit terram in capite suo, et oravit
2 Mac. 1- 6 Et nunc hic sumus orantes pro vobis
- 8 Et oravimus ad Dominum, et exauditi sumus
2-10 Sicut et Moyses orabat ad Dominum
Sic et Salomon oravit, et descendit ignis
9-13 Orabat autem hic scelestus Dominum
-26 Oro itaque vos et peto, memores beneficior.
12-44 Videretur et vanum orare pro mortuis
14- 9 Sed oro his singulis,o rex, cognitis et regioni
15-12 Orare pro omni populo Judæorum
-14 Hic est qui multum orat pro populo
-27 Sed Dominum cordibus orantes
Matth. 5-44 Orate pro persequentibus, et calumniantib.
6- 5 Et cum oratis, non eritis, sicut hypocritæ
Et in angulis platearum stantes orare
- 6 Cum oraveris, intra in cubilum tuum
Clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito
- 7 Orantes autem, nolite multum loqui
- 9 Sic ergo vos orabitis : Pater noster
14-23 Ascendit in montem solus orare
18-26 Procidens autem servus ille, orabat eum
19-13 Ut manus eis imponeret, et oraret
23-14 Orationes longas orantes
24-20 Orate autem ut non fiat fuga vestra in hyeme
26-36 Sedete hic, donec vadam illuc, et orem
-39 Procidit in faciem suam, orans, et dicens
-41 Et orate, ut non intretis in tentationem
-42 Iterum secundo abiit, et oravit, dicens
-44 Iterum abiit, et oravit tertio
Marc. 1-35 Abiit in desertum locum, ibique orabat
6-46 Cum dimisisset eos, abiit in montem orare
11-24 Omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis
-25 Cum stabitis ad orandum, dimittite
13-18 Orate vero ut hyeme non fiant
-33 Videte, vigilate, et orate

Marc. 14-32 Ait Discipulis suis : Sedete hic donec orem
-35 Orabat, ut si fieri posset, transiret ab eo hora
-38 Et orate, ut non intretis in tentationem
-39 Iterum abiens oravit, eumdem sermonem
Luc. 1-10 Multitudo populi erat orans foris hora incensi
3-21 Jesu baptizato, et orante, apertum est cœl.
5-16 Secedebat in desertum, et orabat
6-12 Exiit in montem orare, et erat pernoctans
-28 Et orate pro calumniantibus vos
9-18 Et factum est, cum solus esset orans
-28 Et ascendit in montem ut oraret
-29 Facta est, dum oraret, species vultus ejus altera
11- 1 Cum esset in quodam loco orans
Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes
- 2 Cum oratis, dicite : Pater, sanctificetur nomen tuum
18- 1 Oportet semper orare, et non deficere
-10 Ascenderunt in templum ut orarent
-11 Pharisæus stans, hæc apud se orabat
21-36 Vigilate itaque, omni tempore orantes
22-40 Orate, ne intretis in tentationem
-41 Et positis genibus orabat
-43 Et factus in agonia, prolixius orabat
-46 Surgite, orate, ne intretis in tentationem
Act. 1-24 Orantes dixerunt : Tu, Do., qui corda nosti
4-31 Et cum orassent, motus est locus
6- 6 Et orantes imposuerunt eis manus
8-15 Oraverunt pro ipsis ut acciperent Spiritum
9-11 Saulum nomine Tarsensem : ecce enim orat
-40 Omnibus foras, Petrus ponens genua oravit
10- 9 Ascendit Petrus in superiora, ut oraret
-30 Orans eram hora nona in domo mea
11- 5 Ego eram in civitate Joppe orans
12-12 Ubi erant multi congregati, et orantes
13- 3 Et orantes, imponentesque eis manus
14-22 Cum... orassent cum jejunationibus, commendaverunt eos Domino
16-25 Paulus et Silas orantes, laudabant Deum
20-36 Positis genibus suis, oravit cum omnibus illis
21- 5 Et positis genibus in littore, oravimus
22-17 Et oranti in templo, fieri me in stupore mentis
24- 4 Oro, breviter audias nos pro tua clementia
28- 8 Cum orasset, et imposuisset ei man., salvavit
Rom. 8-26 Quid oremus, sicut oportet, nescimus
1 Cor. 11- 4 Om. vir orans, aut prophetans, velato capite
- 5 Mulier orans aut prophet., non velato capite
-13 Decet mulierem non velatam orare Deum ?
14-13 Qui loquitur lingua, oret ut interpretetur
-14 Nam si orem lingua, spiritus meus orat; mens autem mea sine fructu est
-15 Orabo spiritu, orabo et mente
2 Cor. 13- 7 Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis
- 9 Hoc et oramus vestram consummationem
Ephes. 6-18 Orantes omni tempore in spiritu
Philip. 1- 9 Oro ut charitas vest. magis ac magis abundet
Colos. 1- 3 Gratias agimus... semper pro vobis orantes
- 9 Non cessamus pro vobis orantes
4- 3 Orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat
1 Thes. 3-10 Nocte ac die abundantius orantes
5-17 Sine intermissione orate
-25 Fratres, orate pro nobis
2 Thes. 1-11 In quo etiam oramus semper pro vobis
3- 1 Orate pro nobis, ut sermo Dei currat
1 Tim. 2- 8 Volo ergo viros orare in omni loco
Hebr. 13-18 Orate pro nobis : confidimus enim
Jacob. 5-13 Tristatur aliquis vestrum ? oret
-14 Et orent super eum, ungentes eum oleo
-16 Et orate pro invicem, ut salvemini
-17 Oratione oravit ut non plueret super terram
-18 Et rursum oravit, et cœlum dedit pluviam
Judæ. -20 In Spiritu sancto orantes

ORONAIM.

Duo vici, quæ via est ad Assyrios, sive duæ urbes Moabitarum; una superior, altera inferior. Isaias videtur Oronaim locare non longe ab ascensu Luith, qui est in monte Abarim.

Isai. 15- 5 In via Oronaïm clamorem contritionis levabunt
Jerem. 48- 3 Vox clamoris de Oronaïm : vastitas et contritio magna
- 5 In descensu Oronaïm hostes ululatum contritionis audierunt
-34 A Segor usque ad Oronaïm vitula conternante

ORORI. *Nomen civitatis.*

2 Reg. 23-33 Semma de Orori, Ajam filius Sarar Arorites

ORPHA.

Uxor Chelion filii Elimelech Bethlehemitæ et Noemi. Vid. Noemi *et* Ruth.

Ruth. 1- 4 Moabitidas, quarum una vocabatur Orpha
-14 Orpha osculata est socrum, ac reversa est

ORPHANUS.

Ps. H. 10-14 Orphano tu eris adjutor
67- 6 Patris orphanorum, et judicis viduarum
108- 9 Fiant filii ejus orphani : et uxor ejus vidua
Baruc. 6-37 Neque orphanis benefacient
2 Mac. 8-28 Et orphanis et viduis diviserunt spolia
Joan. 14-18 Non relinquam vos orphanos : veniam ad vos

ORTHOSIAS.

Urbs Phœniciæ, inter Biblum et Aradium, in quam navi fugit Tryphon.

1 Mac. 15-37 Tryphon autem fugit navi in Orthosiada

ORTUS.

Gen. 5-10 Post cujus ortum vixit octingentis quindecim annis
Deut. 4-47 Qui erant trans Jordanem ad solis ortum
Josue. 1-15 Trans Jordanem contra solis ortum
12- 1 Trans Jordanem ad solis ortum
19-34 Ad Jordanem contra ortum solis
Judic. 5-31 Sicut sol in ortu suo splendet, ita rutilent
8-13 Revertensque de bello ante solis ortum
Judith. 10-11 Circa ortum diei, occurrerunt ei explorat.
Job. 3- 9 Non videat, nec ortum surgentis auroræ
8-16 Et in ortu suo germen ejus egredietur
38-12 Numquid post ortum t. præcepisti diluculo?
Psal. 49- 1 A solis ortu usque ad occasum
102-12 Quantum distat Ortus ab Occidente
106- 3 A solis ortu et occasu : ab Aquilone et mari
112- 3 A solis ortu usque ad occasum, laudabile
Sap. 16-28 Oportet... et ad ortum lucis te adorare
Isai. 13-10 Obtenebratus est sol in ortu suo
41-25 Suscitavi ab Aquilone, et veniet ab ortu solis
45- 6 Ut sciant hi, qui ab ortu solis
47-11 Veniet super te malum, et nescies ortum ej.
59-19 Timebunt... et qui ab ortu solis gloriam ejus
60- 3 Et reges in splendore ortus tui
Ezech. 8-16 Et adorabant ad ortum solis
11- 1 Ad portam... quæ respicit ad solis ortum
16- 4 Quando nata es, in die ortus tui
Malac. 1-11 Ab ortu enim solis usque ad occasum
1 Mac. 12-37 Murus, qui erat sup. torrentem ab ortu solis
2 Mac. 10-28 Primo autem solis ortu utriq. commiserunt
Apoc. 7- 2 Angelum ascendentem ab ortu solis
16-12 Ut præpararetur via regibus ab ortu solis

ORTYGOMETRA.

Sap. 16- 2 Escam parans eis ortygometram
19-12 Ascendit illis de mari ortygometra

ORYX.

Deut. 14- 5 Pygargum, orygem, camelopardalum
Isai. 51-20 Dormierunt... sicut oryx illaqueatus

OS, ORIS.

Gen. 4-11 Super terram, quæ aperuit os suum
8-11 Ramum olivæ virentibus foliis in ore suo
29- 2 Et os ejus grandi lapide claudebatur
- 3 Rursum super os putei ponerent
- 8 Et amoveamus lapidem de ore putei
41-40 Ad tui oris imperium cunct. populus obediet
42-27 Contemplatus pecuniam in ore sacculi
-35 Repererunt in ore saccor. ligatas pecunias
43-21 Et invenimus pecuniam in ore saccorum
44- 2 Scyphum. a. m... pone in ore sacci junioris
45-12 Vident quod os meum loquatur ad vos
Exod. 4-11 Dominus ad eum : Quis fecit os hominis ?
-12 Perge igitur, et ego ero in ore tuo
-15 Et pone verba mea in ore ejus
Et ego ero in ore tuo, et in ore illius
-16 Loquetur pro te ad populum, et erit os tuum
13- 9 Ut lex Domini semper sit in ore tuo
17-13 Fugavitque... populum ejus in ore gladii
23-13 Non jurabitis, neque audietur ex ore vestro
Levit. 13-45 Caput nudum, os veste contectum
Num. 12- 8 Ore enim ad os loquor ei : et palam
16-30 Ut aperiens terra os suum deglutiat
-32 Et aperiens os suum, devoravit illos
20-24 Eo quod incredulus fuerit ori meo
21-24 A quo percussus est in ore gladii
22-28 Aperuitque Dominus os asinæ, et locuta est
-38 Nisi quod Deus posuerit in ore meo
23- 5 Dominus autem posuit verbum in ore ejus
-16 Cui cum Dominus occurrisset, posuisset que verbum in ore ejus
26-10 Aperiens terra os suum, devoravit Core
30- 7 Et semel de ore ejus verbum egrediens
Deut. 8- 3 In omni verbo quod egreditur de ore Dei
11- 6 Quos aperto ore suo terra absorbuit
13-15 Percuties habitator. urbis illius in ore gladii
17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit
18-18 Et ponam verba mea in ore ejus
19-15 In ore duorum aut trium testium stabit omne verbum
20-13 Percuties omne... in ore gladii
-17 Sed interficies in ore gladii, Hethæum
23-23 Et propria voluntate, et ore tuo locutus es
25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area fruges
30-14 Est sermo valde in ore tuo et in corde tuo
31-19 Ut memoriter teneant, et ore decantent
-21 Quod nulla delebit oblivio ex ore seminis s.
32- 1 Audiat terra verba oris mei
Josue. 1- 8 Non recedat volumen legis hujus ab ore tuo
-18 Qui contradixerit ori tuo, et non obedierit
6-10 Neque ullus sermo ex ore vestro egredietur
-21 Oves et asinos in ore gladii percusserunt
9-14 Et os Domini non interrogaverunt
10-18 Volvite saxa ingentia ad os speluncæ
-22 Aperite os speluncæ, et producite ad me
-27 Posuerunt super os ejus saxa ingentia
-28 Cepit Josue, et percussit eam in ore gladii
-30 Percusseruntque urbem in ore gladii
-32 Cepit eam... atque percussit in ore gladii
-35 Percussitque in ore gladii omnes animas
-37 Cepit eam, et percussit in ore gladii
-39 Omnia per circuitum oppida percussit in ore gladii
19-47 Et percusserunt eam in ore gladii
Judic. 1- 8 Ceperunt eam, et percusserunt in ore gladii
4-15 In ore gladii, ad conspectum Barac
7- 6 Qui manu ad os projiciente lambuerant aquas
9-38 Ubi est nunc os tuum, quo loquebaris ?
11-35 Aperui enim os meum ad Dominum
-36 Pater mi, si aperuisti os t. ad Dominum
14- 8 Ecce examen apum in ore leonis erat
18-19 Tace, et pone digitum super os tuum
-27 Et percusserunt eos in ore gladii
20-37 Et percusserunt eam in ore gladii
21-10 Habitatores Jabes Galaad in ore gladii
1 Reg. 1-12 Ut Heli observaret os ejus
2- 1 Dilatatum est os meum super inimicos meos
- 3 Recedant vetera de ore vestro
12-14 Et non exasperaveritis os Domini
14-26 Nullusque applicuit manum ad os suum
-27 Et convertit manum suam ad os suum
15- 8 Omne autem vulgus interfecit in ore gladii
21-13 Et immutavit os suum coram eis
22-19 Civitatem sacerdotum percussit in ore gladii
Bovemque, et asinum, et ovem in ore gladii
2 Reg. 1-16 Os enim tuum locutum est adversum te
13-32 Quoniam in ore Absalom erat positus
14- 3 Posuit autem Joab verba in ore ejus
-19 Ipse posuit in os ancillæ tuæ omnia verba
15-14 Et percutiat civitatem in ore gladii
17-19 Et expandit velamen super os putei
18-25 Si solus est, bonus est nuntius in ore ejus
22- 9 Et ignis de ore ejus vorabit
3 Reg. 7-31 Os quoque luteris intrinsecus erat
8-15 Qui locutus est ore suo, ad David patrem
-24 Ore locutus es, et manibus perfecisti
13-26 Vir Dei est, qui inobediens fuit ori Domini
17- 1 Ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba
-24 Et verbum Domini in ore tuo verum est
19-18 Omne os, quod non adoravit eum, osculans
20-33 Et festinantes rapuerunt verbum ex ore ejus
-38 Mutavit aspersione pulveris os et oculos s.
22-13 Ecce sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant
-22 Ero spiritus mendax in ore omnium proph.
-23 Dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum tuorum
4 Reg. 4-34 Posuitque os suum super os ejus
10-25 Percusseruntque eos in ore gladii
21-16 Donec impleret Jerusalem usque ad os
1 Par. 16-12 Recordamini... et judiciorum oris ejus
2 Par. 6-15 Et quæ ore promiseras, opere complesti
18-12 Uno ore bona regi annuntiant
-21 Spiritus mendax in ore omnium prophetar.
-22 Spiritum mendacii in ore omnium prophet.
35-22 Nec acquievit sermonib. Nechao ex ore Dei
36-12 Prophetæ, loquentis ad se ex ore Domini
-21 Compleretur sermo Dom. ex ore Jeremiæ
-22 Quem locutus fuerat per os Jeremiæ
1 Esdr. 1- 1 Ut compleretur verbum Do. ex ore Jeremiæ
9-11 Qui repleverunt eam ab ore usque ad os
2 Esdr. 9-20 Manna tuum non prohibuisti ab ore eorum
Tobiæ. 4- 2 Dixitque ei : Audi, fili mi, verba oris mei
13- 1 Aperiens os s. Tobias senior os s., benedixit
Judith. 2-16 Omnesq. resistentes sibi occidit in ore gladii
5- 5 Non egredietur verbum falsum ex ore meo
7-17 Et sit finis noster brevis in ore gladii
9-18 Et da verbum in ore meo
13-25 Ut non recedat laus tua de ore hominum

Judith.15- 6 Et persecuti sunt eos in ore gladii
Esth. 7- 8 Necdum verbum de ore regis exierat
9- 4 Et per cunctorum ora volitabat
13-17 Et ne claudas ora te canentium
14- 9 Et claudere ora laudantium te
-10 Ut aperiant ora gentium, et laudent
-13 Tribue sermonem compositum in ore meo
Job. 3- 1 Aperuit Job os suum, et maledixit diei suo
5-15 Salvum faciet egenum a gladio oris eorum
-16 Iniquitas autem contrahet os suum
7-11 Et ego non parcam ori meo, loquar
8- 2 Et spiritus multiplex sermones oris tui
-21 Donec impleatur risu os tuum
9-20 Os meum condemnabit me
15- 5 Docuit enim iniquitas tua os tuum
- 6 Condemnabit te os tuum, et non ego
-13 Ut proferas de ore tuo hujuscemodi serm.
-30 Et auferetur spiritu oris sui
16- 6 Roborarem vos ore meo
-11 Aperuerunt super me ora sua
19-16 Ore proprio deprecabar illum
20-12 Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum
21- 5 Et superponite digitum ori vestro
22-22 Suscipe ex ore illius legem
23- 4 Et os meum replebo increpationibus
-12 Et in sinu meo abscondi verba oris ejus
29- 9 Et digitum superponebant ori suo
-23 Et os suum aperiebant quasi ad imbrem
30-11 Afflixit me, et frenum posuit in os meum
-17 Nocte os meum perforatur doloribus
31-27 Et osculatus sum manum meam ore meo
33- 2 Ecce aperui os meum, loquatur lingua
35-16 Ergo Job frustra aperit os suum
36-16 Salvabit te de ore angusto latissime
37- 2 Audite..et sonum de ore illius procedentem
39-34 Manum meam ponam super os meum
40-18 Habet fiduciam quod influat Jordanis in os ejus
41- 4 Et in medium oris ejus quis intrabit?
-10 De ore ejus lampades procedunt
-12 Et flamma de ore ejus egreditur
Psal. 5-10 Quoniam non est in ore eorum veritas
8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
H. 10- 7 Cujus maledictione os plenum est
13- 3 Os maledictione et amaritudine plenum est
16- 4 Ut non loquatur os meum opera hominum
-10 Os eorum locutum est superbiam
18-15 Erunt ut complaceant eloquia oris mei
21-14 Aperuerunt super me os suum, sicut leo
-22 Salva me ex ore leonis
32- 6 Et spiritu oris ejus omnis virtus eorum
33- 2 Semper laus ejus in ore meo
34-21 Et dilataverunt super me os suum
35- 4 Verba oris ejus iniquitas et dolus
36-30 Os justi meditabitur sapientiam
37-14 Et sicut mutus non aperiens os suum
-15 Et non habens in ore suo redargutiones
38- 2 Posui ori meo custodiam
-10 Obmutui, et non aperui os meum
39- 4 Et immisit in os meum canticum novum
48- 4 Os meum loquetur sapientiam
49-16 Et assumis testamentum meum per os tuum
-19 Os tuum abundavit malitia
50-17 Et os meum annuntiabit laudem tuam
53- 4 Auribus percipe verba oris mei
57- 7 Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum
58- 8 Ecce loquentur in ore suo, et gladius in labiis
-13 Delictum oris eorum, sermonem labiorum
61- 5 Ore suo benedicebant, et corde suo maledicebant
62- 6 Et labiis exultationis laudabit os meum
-12 Quia obstructum est os loquentium iniqua
65-14 Et locutum est os meum in tribulatione mea
-17 Ad ipsum ore meo clamavi
68-16 Neque urgeat super me puteus os suum
70- 8 Repleatur os meum laude, ut cantem glor.
-15 Os meum annuntiabit justitiam tuam
72- 9 Posuerunt in cœlum os suum
77- 1 Inclinate aurem vestram in verba oris mei
- 2 Aperiam in parabolis os meum
-30 Adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum
-36 Et dilexerunt eum in ore suo
80-11 Dilata os tuum, et implebo illud
88- 2 Annuntiabo veritatem tuam in ore meo
104- 5 Prodigia ejus, et judicia oris ejus
106-42 Et omnis iniquitas oppilabit os suum
108- 2 Os peccatoris, et os dolosi super me apertum est
-30 Confitebor Domino nimis in ore meo
L. 113- 5 Os habent, et non loquentur
118-13 Pronuntiavi omnia judicia oris tui
-43 Ne auferas de ore meo verbum veritatis
-72 Bonum mihi lex oris tui, super millia auri
-88 Et custodiam testimonia oris tui

Psal.118-103 Eloquia tua, super mel ori meo
-108 Voluntaria oris mei beneplacita fac
-131 Os meum aperui, et attraxi spiritum
125- 2 Tunc repletum est gaudio os nostrum
134-16 Os habent, et non loquentur
-17 Neque enim est spiritus in ore ipsorum
137- 1 Quoniam audisti verba oris mei
- 4 Quia audierunt omnia verba oris tui
140- 3 Pone, Domine, custodiam ori meo
143- 8 Quorum os locutum est vanitatem
144-21 Laudationem Domini loquetur os meum
Prov. 2- 6 Et ex ore ejus prudentia et scientia
4- 5 Neque declines a verbis oris mei
-24 Remove a te os pravum
5- 7 Audi me, et ne recedas a verbis oris mei
6- 2 Illaqueatus es verbis oris tui
-12 Vir inutilis, graditur ore perverso
7-24 Audi me, et attende verbis oris mei
8-13 Et viam pravam, et os bilingue detestor
10- 6 Os autem impiorum operit iniquitas
-11 Vena vitæ, os justi
Et os impiorum operit iniquitatem
-14 Os autem stulti confusioni proximum est
-31 Os justi parturiet sapientiam
-32 Considerant placita : et os impiorum perversa
11- 9 Simulator ore decipit amicum suum
-11 Civitas : et ore impiorum subvertetur
12- 6 Os justorum liberabit eos
-14 De fructu oris sui unusquisque replebitur bonis
13- 2 De fructu oris sui homo satiabitur bonis
- 3 Qui custodit os suum, custodit animam
14- 3 In ore stulti virga superbiæ
15- 2 Os fatuorum ebullit stultitiam
-14 Et os stultorum pascitur imperitia
-23 Lætatur homo in sententia oris sui
-28 Os impiorum redundat malis
16-10 In judicio non errabit os ejus
-23 Cor sapientis erudiet os ejus
-26 Laborat sibi, quia compulit eum os suum
18- 4 Aqua profunda verba ex ore viri
- 6 Miscent se rixis : et os ejus jurgia provocat
- 7 Os stulti contritio ejus : et labia ipsius ruina
-20 De fructu oris viri replebitur venter ejus
19-24 Nec ad os suum applicat eam
-28 Et os impiorum devorat iniquitatem
20-17 Et postea implebitur os ejus calculo
22-14 Fovea profunda os alienæ
24- 7 In porta non aperiet os suum
26- 7 Sic indecens est in ore stultorum parabola
- 9 Sic parabola in ore stultorum
-15 Et laborat si ad os suum eam converterit
-28 Et os lubricum operatur ruinas
27- 2 Laudet te alienus, et non os tuum
-21 Sic probatur homo ore laudantis
30-16 Infernus, et os vulvæ, et terra, quæ non satiatur aqua
-20 Et tergens os suum dicit : Non sum operata malum
-32 Si enim intellexisset, ori suo imposuisset manum
31- 8 Aperi os tuum muto et causis omnium
- 9 Aperi os tuum, decerne quod justum est
-26 Os suum aperuit sapientiæ
Eccle. 6- 7 Omnis labor hominis in ore ejus
8- 2 Ego os regis observo, et præcepta juramenti
10-12 Verba oris sapientis gratia
-13 Et novissimum oris illius error pessimus
Cant. 1- 1 Osculetur me osculo oris sui
7- 8 Et odor oris tui sicut malorum
Sap. 1-11 Os autem, quod mentitur, occidit animam
8-12 Sermocinante me plura, manus ori suo imponent
10-21 Quoniam sapientia aperuit os mutorum
Eccli. 5-14 Sit manus tua super os tuum, ne capiaris
8-14 Ne sedeat quasi insidiator ori tuo
13-30 Et nequissima paupertas in ore impii
14- 1 Vir, qui non est lapsus verbo ex ore suo
15- 5 Et in medio Ecclesiæ aperiet os ejus
- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
-10 Dei astabit laus, et in ore fideli abundabit
20-15 Et apertio oris illius inflammatio est
-21 In ore indisciplinatorum assidua erit
-22 Ex ore fatui reprobabitur parabola
-26 Et in ore indisciplinatorum assidue erit
-31 Et quasi mutus, in ore avertit correptiones
21- 6 Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures
-20 Os prudentis quæritur in ecclesia
-29 In ore fatuorum cor illorum
Et in corde sapientium os illorum
22-27 Si aperueris os triste, non timeas
-33 Quis dabit ori meo custodiam?
23- 7 Doctrinam oris audite, filii
- 9 Jurationi non assuescat os tuum

Eccli. 23-10 Nominatio vero Dei non sit assidua in ore tuo
-17 Indisciplinatæ loquelæ non assuescat os t.
-23 Et homo nequam in ore carnis suæ
24- 2 Et in ecclesiis Altissimi aperiet os suum
- 5 Ego ex ore Altissimi prodivi
26-15 Sicut viator sitiens, ad fontem os aperiet
27-26 In conspectu... condulcabit os suum
Novissime autem pervertet os suum
28-14 Utraque ex ore proficiscuntur
-22 Multi ceciderunt in ore gladii
-28 Nequam noli audire, et ori tuo facito ostia
-29 Verbis tuis facito stateram, et frenos ori tuo
29-31 Non fiducialiter aget, nec aperiet os
30-18 Bona abscondita in ore clauso
34- 8 Et sapientia in ore fidelis complanabitur
39- 7 Aperiet os suum in oratione, et pro delictis
-22 In sermone oris illius sicut exceptoria aquar.
-41 Et nunc in omni corde et ore collaudate
40-32 In ore imprudentis condulcabitur inopia
41-19 Reveremini in his, quæ procedunt de ore meo
49- 2 In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria
51-33 Aperui os meum, et locutus sum
Isai. 1-20 Devorabit vos, quia os Domini locutum est
5-14 Et aperuit os suum absque ullo termino
6- 7 Tetigit os meum, et dixit : Ecce tetigit
9-12 Et devorabunt Israël toto ore
-17 Et universum os locutum est stultitiam
10-14 Non fuit qui moveret pennam, et aperiret os
11- 4 Et percutiet terram virga oris sui
29-13 Eo quod appropinquat populus iste ore suo
30- 2 Et os meum non interrogastis
34-16 Quod ex ore meo procedit, ille mandavit
40- 5 Videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum est
45-23 Egredietur de ore meo justitiæ verbum
48- 3 Et ex ore meo exierunt, et audita feci ea
49- 2 Et posuit os meum quasi gladium acutum
51-16 Posui verba mea in ore tuo
52-15 Super ipsum continebunt reges os suum
53- 7 Oblatus est... et non aperuit os suum
Obmutescet, et non aperiet os suum
- 9 Neque dolus fuerit in ore ejus
55-11 Verbum meum, quod egredietur de ore meo
57- 4 Super quem dilatastis os, et ejecistis ling.?
58-14 Os enim Domini locutum est
59-21 Et verba mea quæ posui in ore tuo, non recedent de ore tuo, et de ore seminis tui, et de ore seminis seminis tui, dicit Dom.
62- 2 Nomen novum, quod os Domini nominabit
Jerem. 1- 9 Tetigit os meum : et dixit Dominus ad me : Ecce dedi verba mea in ore tuo
5-14 Ecce ego do verba mea in ore tuo in ignem
7-28 Periit fides, et ablata est de ore eorum
9- 8 In ore suo pacem cum amico suo loquitur
-12 Ad quem verbum oris Domini fiat
-20 Assumant aures vestræ sermonem oris ejus
12- 2 Prope es tu ori eorum, et longe a renibus
15-19 Si separaveris pretiosum a vili, quasi os meum eris
21- 7 Percutiet eos in ore gladii, et non flectetur
23-16 Cordis sui loquuntur, non de ore Domini
32- 4 Et loquetur os ejus cum ore illius
34- 3 Et os ejus cum ore tuo loquetur
36- 4 Et scripsit Baruch ex ore Jeremiæ
- 6 Lege de volumine, in quo scripsisti ex ore meo
-17 Scripsisti omnes sermones istos ex ore ejus
-18 Ex ore suo loquebatur, quasi legens
-27 Sermones quos scripserat Baruch ex ore Jeremiæ
-32 Qui scripsit in eo ex ore Jeremiæ
44-17 Omne verbum quod egredietur de ore nost.
-25 Vos, et uxores vestræ, locuti estis ore vestro
-26 Nomen meum ex ore omnis viri Judæi
45- 1 Cum scripsisset verba hæc in libro ex ore Jeremiæ
48-28 Columba nidificans in summo ore foraminis
51-44 Ejiciam quod absorbuerat de ore ejus
Thren. 1-18 Quia os ejus ad iracundiam provocavi
2-16 Aperuerunt super te os suum omnes inimici
3-29 Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes
-38 Ex ore Altissimi non egredientur nec mala, nec bona?
-46 Aperuerunt super nos os suum omnes inimici
4-20 Spiritus oris nostri Christus Dominus captus est in peccatis nostris
Ezech. 2- 8 Aperi os tuum, et comede quæcumq. ego do
3- 2 Et aperui os meum, et cibavit me
- 3 Et factum est in ore meo sicut mel dulce
-17 Et audies de ore meo verbum
-27 Aperiam os tuum, et dices ad eos
4-14 Non est ingressa in os meum omnis caro immunda

Ezech. 16-12 Et dedi inaurem super os tuum
-56 Non fuit a. Sodoma soror tua audita in ore t.
-63 Non sit tibi ultra aperire os præ confusione
21-22 Ut aperiat os in cæde, ut elevet vocem
24-17 Nec amictu ora velabis
-22 Facietis sicut feci : Ora amictu non velabitis
-27 Aperietur os tuum cum eo qui fugit
29-21 Et tibi dabo apertum os in medio eorum
33- 7 Audiens ergo ex ore meo sermonem
-22 Aperuitque os meum donec veniret ad me
Et aperto ore meo non silui amplius
-31 Quia in canticum oris sui vertunt illos
34-10 Et liberabo gregem meum de ore eorum
35-13 Et insurrexistis super me ore vestro
39-15 Cumque viderint os hominis, statuent
Dan. 3-25 Aperiensque os suum in medio ignis, ait
-33 Et nunc non possumus aperire os
-51 Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant
4-28 Cumque sermo adhuc esset in ore regis
6-17 Lapis unus, et positus est super os laci
-22 Et conclusit ora leonum, et non nocuerunt
7- 5 Et tres ordines erant in ore ejus
- 8 Et os loquens ingentia
-20 Et os loquens grandia, et majus erat cæteris
10- 3 Caro et vinum non introierunt in os meum
-16 Et aperiens os meum, locutus sum
14-26 Fecitque massas, et dedit in os draconis
Osee. 2-17 Et auferam nomina Baalim de ore ejus
6- 5 Occidi eos in verbis oris mei
10-12 Et metite in ore misericordiæ
Joel. 1- 5 Quoniam periit ab ore vestro
Amos. 3-12 Si eruat pastor de ore leonis duo crura
Abdiæ. -12 Non magnificabis os tuum in die angustiæ
Jonæ. 3- 7 Dixit in Ninive ex ore regis et principum
Mich. 3- 5 Si quis non dederit in ore eorum quippiam
6-12 Et lingua eorum fraudulenta in ore eorum
7- 5 Ab ea, quæ dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui
-16 Ponent manum super os, aures eorum surdæ erunt
Soph. 3-13 Non invenietur in ore eorum lingua dolosa
Zach. 5- 8 Et misit massam plumbeam in os ejus
8- 9 Qui auditis... sermones istos per os prophetarum
9- 7 Et auferam sanguinem ejus de ore ejus
14-12 Et lingua eorum contabescet in ore suo
Malac. 2- 6 Lex veritatis fuit in ore ejus
- 7 Et legem requirent ex ore ejus
1 Mac. 2-60 Daniel... liberatus est de ore leonum
5-28 Et occidit omnem masculum in ore gladii
-51 Peremerunt omnem masculum in ore gladii
9-55 Et occlusum est os ejus, et dissolutus est
2 Mac. 6-18 Aperto ore hians compellebatur... manduc.
Matth. 4- 4 In omni verbo, quod procedit de ore Dei
5- 2 Et aperiens os suum, docebat eos, dicens
12-34 Ex abundantia enim cordis os loquitur
13-35 Aperiam in parabolis os meum
15-11 Non quod intrat in os, coinquinat hominem
Sed quod procedit ex ore, hoc coinquinat
-17 Omne quod in os intrat, in ventrem vadit
-18 Quæ autem procedunt de ore, de corde exeunt
17-26 Tolle : et aperto ore ejus, invenies staterem
18-16 Ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum
21-16 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Luc. 1-64 Apertum est a. illico os ejus, et lingua ejus
-70 Sicut locutus est per os sanctorum
4-22 In verbis gratiæ, quæ procedebant de ore ipsius
6-45 Ex abundantia enim cordis os loquitur
11-53 Cœperunt... et os ejus opprimere de multis
-54 Et quærentes aliquid capere de ore ejus
19-22 De ore tuo te judico, serve nequam
21-24 Et cadent in ore gladii, et captivi ducentur
22-71 Ipsi enim audivimus de ore ejus
Joan. 19-29 Hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ej.
Act. 1- 4 Quam audistis (inquit) per os meum
-16 Quam prædixit Spiritus sanctus per os David
3-18 Prænuntiavit per os omnium prophetarum
-21 Quæ locutus est Deus per os sanctorum s.
4-25 Per os patris nostri David, pueri tui, dixisti
8-32 Et sicut agnus... sic non aperuit os suum
-35 Aperiens autem Philippus os suum
10-34 Aperiens autem Petrus os suum, dixit
11- 8 Immundum nunquam introivit in os meum
15- 7 Per os meum audire gentes verbum Evang.
18-14 Incipiente a. Paulo aperire os, dixit Gallio
22-14 Videres justum, et audires vocem ex ore ej.
23- 2 Præcepit astantibus sibi percutere os ejus
Rom. 3-14 Quorum hos maledictione et amaritudine plenum est
-19 Loquitur : ut omne os obstruatur
10- 8 Prope est verbum in ore tuo et in corde tuo
Rom. 10- 9 Si confitearis in ore tuo Dominum Jesum
-10 Ore autem confessio fit ad salutem
15- 6 Ut unanimes uno ore honorificetis Deum
1 Cor. 9- 9 Non alligabis os bovi trituranti
2 Cor. 6-11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii
13- 1 In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum
Ephes. 4-29 Sermo malus ex ore vestro non procedat
6-19 Sermo in apertione oris mei cum fiducia
Colos. 3- 8 Deponite... turpem sermonem de ore vestro
2 Thes. 2- 8 Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui
1 Tim. 5-18 Non alligabis os bovi trituranti
2 Tim. 4-17 Et liberatus sum de ore leonis
Hebr. 11-33 Obturaverunt ora leonum
Jacob. 3- 3 Si autem equis frena in ora mittimus
-10 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio
1 Petr. 2-22 Nec inventus est dolus in ore ejus
2 Joan. -12 Me futurum apud vos, et os ad os loqui
3 Joan. -14 Te videre, et os ad os loquemur
Judæ. -16 Et os eorum loquitur superba
Apoc. 1-16 De ore ejus gladius utraque parte acutus exibat
2-16 Et pugnabo cum illis in gladio oris mei
3-16 Incipiam te evomere ex ore meo
9-17 De ore eorum procedit ignis, et fumus
-18 Quæ procedebant ex ore ipsorum
-19 Potestas enim equorum in ore eorum est
10- 9 Sed in ore tuo erit dulce tanquam mel
-10 Et erat in ore meo tanquam mel dulce
11- 5 Ignis exiet de ore eorum, et devorabit
12-15 Et misit serpens ex ore suo post mulierem
-16 Aperuit terra os suum, et absorbuit flumen
Quod misit draco de ore suo
13- 2 Sicut pedes ursi, et os ejus sicut os leonis
- 5 Et datum est ei os loquens magna
- 6 Aperuit os suum in blasphemias ad Deum
14- 5 In ore eorum non est inventum mendacium
16-13 Et vidi de ore draconis, et de ore bestiæ, et de ore pseudoprophetæ
19-15 Et de ore ejus procedit gladius
-21 Super equum, qui procedit de ore ipsius

OS, OSSIS.

Gen. 2-23 Hoc nunc, os ex ossibus meis
29-14 Respondit : Os meum es, et caro mea
50-24 Asportate ossa mea vobiscum de loco isto
Exod. 12-46 Nec os illius confringetis
13-19 Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum
Efferte ossa mea hinc vobiscum
Num. 9-12 Et os ejus non confringent
19-16 Sive os illius, vel sepulcrum, immundus erit
24- 8 Ossaque eorum confringent, et perforabunt
Josue. 24-32 Ossa quoque Joseph..sepelierunt in Sichem
Judic. 9- 2 Considerate, quod os vestrum et caro vestra sum
19-29 Cadaver uxoris cum ossibus suis..concidens
1 Reg. 31-13 Et tulerunt ossa eorum, et sepelierunt
2 Reg. 5- 1 Ecce nos, os tuum et caro tua sumus
19-12 Fratres mei vos, os meum, et caro mea vos
-13 Nonne os meum, et caro mea es ?
21-12 Et abiit David, et tulit ossa Saül, et ossa Jonathæ filii ejus, a viris Jabes Galaad
-13 Et asportavit inde ossa Saül, et ossa Jonathæ filii ejus : et colligentes ossa eorum qui affixi fuerant
-14 Sepelierunt ea cum ossibus Saül et Jonathæ
3 Reg. 13- 2 Et ossa hominum super te incendet
-31 Juxta ossa ejus ponite ossa mea
4 Reg. 13-21 Cum tetigisset ossa Elisei, revixit homo
23-14 Replevitque loca eorum ossibus mortuorum
-16 Et tulit ossa de sepulcris, et combussit ea
-18 Dimittite eum, nemo commoveat ossa ejus
Et intacta manserunt ossa illius
Cum ossibus prophetæ qui venerat de Samaria
-20 Et combussit ossa humana super ea
1 Par. 10-12 Et sepelierunt ossa eorum subter quercum
11- 1 Os tuum sumus, et caro tua
2 Par. 34- 5 Ossa præterea sacerdotum combussit
Job. 2- 5 Et tange os ejus et carnem, et tunc videbis
4-14 Et omnia ossa mea perterrita sunt
7-15 Elegit suspendium anima mea, et mortem ossa mea
10-11 Ossibus et nervis compegisti me
19-20 Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum
20-11 Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ
21-24 Et medullis ossa illius irrigantur
30-30 Et ossa mea aruerunt præ caumate
31-22 Brachium meum cum suis ossibus confringatur
33-19 Et omnia ossa ejus marcescere facit
-21 Et ossa, quæ tecta fuerant, nudabuntur
40-13 Ossa ejus velut fistulæ æris
Psal. 6- 3 Quoniam conturbata sunt ossa mea
21-15 Et dispersa sunt omnia ossa mea
-18 Dinumeraverunt omnia ossa mea
30-11 Et ossa mea conturbata sunt
31- 3 Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea
33-21 Custodit Dominus omnia ossa eorum
34-10 Omnia ossa mea dicent : Domine, quis similis tibi ?
37- 4 Non est pax ossibus meis a facie peccatorum
41-11 Dum confringuntur ossa mea
50-10 Et exultabunt ossa humiliata
52- 6 Quoniam Deus dissipavit ossa eorum
101- 4 Et ossa mea sicut cremium aruerunt
- 6 Adhæsit os meum carni meæ
108-18 Et sicut oleum in ossibus ejus
138-15 Non est occultatum os meum a te
140- 7 Dissipata sunt ossa nostra secus infernum
Prov. 3- 8 Erit... et irrigatio ossium tuorum
12- 4 Et putredo in ossibus ejus, quæ confusione res dignas gerit
14-30 Putredo ossium, invidia
15-30 Fama bona impinguat ossa
16-24 Dulcedo animæ sanitas ossium
17-22 Spiritus tristis exsiccat ossa
Eccle. 11- 5 Qua ratione compingantur ossa in ventre
Eccli. 26-16 Delectabit virum suum, et ossa illius impinguabit
28-21 Plaga autem linguæ comminuet ossa
46-14 Et ossa eorum pullulent de loco suo
49-12 Prophetarum ossa pullulent de loco suo
-18 Et ossa ipsius visitata sunt
Isai. 38-13 Quasi leo sic contrivit omnia ossa mea
58-11 Et ossa tua liberabit, et erit quasi hortus
66-14 Et ossa vestra quasi herba germinabunt
Jerem. 8- 1 Ait Dominus : Ejicient ossa regum Juda
Et ossa principum ejus
Et ossa sacerdotum, et ossa prophetarum
Et ossa eorum qui habitaverunt Jerusalem
20- 9 Quasi ignis exæstuans, claususque in ossibus meis
23- 9 Contremuerunt omnia ossa mea
Thren. 1-13 De excelso misit ignem in ossibus meis
3- 4 Carnem meam, contrivit ossa mea
4- 8 Adhæsit cutis eorum ossibus : aruit
Baruc. 2-24 Ut transferrentur ossa regum nostrorum
Et ossa patrum nostrorum de loco suo
6-42 In viis sedent, succendentes ossa olivarum
Ezech. 6- 5 Dispergam ossa vestra circum aras vestras
24- 4 Femur et armum, electa et ossibus plena
- 5 Compone quoque strues ossium sub ea
Et discocta sunt ossa illius in medio ejus
-10 Congere ossa, quæ igne succendam
Coquetur universa compositio, et ossa tabescent
32-27 Fuerunt iniquitates eorum in ossibus eorum
37- 1 In medio campi, qui erat plenus ossibus
- 3 Fili hominis, putas-ne vivent ossa ista ?
- 4 Vaticinare de ossibus istis : et dices eis
Ossa arida, audite verbum Domini
- 5 Hæc dicit Dominus Deus ossibus his
- 7 Ecce commotio : et accesserunt ossa ad ossa
-11 Ossa hæc universa, domus Israël est
Aruerunt ossa nostra, et periit spes nostra
Dan. 6-24 Et omnia ossa eorum comminuerunt
Amos. 2- 1 Eo quod incenderit ossa regis Idumææ
6-10 Comburet eum, ut efferat ossa de domo
Mich. 3- 2 Et carnem eorum desuper ossibus eorum
- 3 Ossa eorum confregerunt, et conciderunt
Habac. 3-16 Ingrediatur putredo in ossibus meis
1 Mac. 13-25 Et accepit ossa Jonathæ fratris sui
Matth. 23-27 Intus vero plena sunt ossibus mortuorum
Luc. 24-39 Quia spiritus carnem et ossa non habet
Joan. 19-36 Os non comminuetis ex eo
Ephes. 5-30 Sumus... de carne ejus et de ossibus ejus
Hebr. 11-22 Memoratus est, et de ossibus suis mandavit

OSAIAS.

Anno mundi 3516, *ante J. Ch.* 538. *Unus e principibus Judæorum, Jerosolymitanorum. Pater erat Jezoniæ, et ascendit cum Zorobabel de captivitate Babylonis. In dedicatione muri instaurati Jerusalem, post populum qui erat in priori choro, ambulavit ipse Osaias, cum aliis sequentibus Juda principibus.*

2 Esdr. 12-32 Ivit post eos Osaïas, et media pars princip.
Jerem. 42- 1 Et Jezonias filius Osaiæ, et reliquum vulgus
43- 2 Dixit Azarias filius Osaïæ, et Johanan

OSCITO.

4 Reg. 4-35 Et oscitavit puer septies, aperuitque oculos

OSCULOR.

Gen. 27-27 Accessit, et osculatus est eum
29-11 Et adaquato grege, osculatus est eam
31-28 Non es passus ut oscularer filios m. et filias

Gen. 31-55 Consurgens, osculatus est filios et filias suas
33- 4 Stringensque collum ejus et osculans flevit
45-15 Osculatusque est Joseph omnes fratres suos
Exod. 4-27 Obviam ei in montem Dei, et osculatus est
18- 7 Adoravit, et osculatus est eum
Ruth. 1- 9 Et osculata est eas
-14 Orpha osculata est socrum, ac reversa est
1 *Reg.* 20-41 Et osculantes se alterutrum, fleverunt
2 *Reg.* 14-33 Osculatusque est rex Absalom
15- 5 Et apprehendens, osculabatur eum
19-39 Osculatus est rex Berzellaï, et benedixit ei
20- 9 Tenuit... mentum Amasæ, quasi osculans
3 *Reg.* 19-18 Quod non adoravit eum, osculans manus
-20 Osculer, oro, patrem meum et matrem
Tobiæ. 7- 6 Et cum lacrymis osculatus est eum
9- 8 Et exiliens, osculati sunt se invicem
10-12 Osculati sunt eam, et dimiserunt ire
11- 7 Accede ad patrem tuum, et osculare eum
-11 Suscipiens osculatus est eum cum uxore
Esth. 5- 2 Accedens, osculata est summitatem virgæ
15-15 Et osculatus est eam, et ait
Job. 31-27 Et osculatus sum manum meam ore meo
Psal. 84-11 Justitia et pax osculatæ sunt
Cant. 1- 1 Osculetur me osculo oris sui
Eccli. 29- 5 Donec accipiant, osculantur manus dantis
Matth. 26-48 Quemcumque osculatus fuero, ipse est
-49 Dixit : Ave, Rabbi, et osculatus est eum
Marc. 14-44 Quemcumque osculatus fuero, ipse est
-45 Ait : Ave, Rabbi, et osculatus est eum
Luc. 7-38 Osculabatur pedes ej., et unguento ungebat
-45 Non cessavit osculari pedes meos
15-20 Cecidit super collum ejus, et osculatus est eum
22-47 Et appropinquavit Jesu, ut oscularetur eum
Act. 20-37 Super collum Pauli, osculabantur eum

OSCULUM.

Gen. 27-26 Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi
29-13 Et in oscula ruens, duxit in domum suam
Prov. 27- 6 Quam fraudulenta oscula odientis
Cant. 1- 1 Osculetur me osculo oris sui
Luc. 7-45 Osculum mihi non dedisti
22-48 Juda, osculo Filium hominis tradis
Rom. 16-16 Salutate invicem in osculo sancto
1 *Cor.* 16-20 Salutate invicem in osculo sancto
2 *Cor.* 13-12 Salutate invicem in osculo sancto
1 *Thes.* 5-26 Salutate fratres omnes in osculo sancto
1 *Petr.* 5-14 Salutate invicem in osculo sancto

OSEE I.

Filius Nun, e tribu Ephraïm. Misit illum Moyses cum uniuscujusque tribus principe ad considerandam terram Chanaan et explorandam, vocavitque Osee filium Nun, Josue. Moyses Osee nomen in Josue mutavit, addita initio nominis littera Jod, 1° *ut certiorem victoriam de Chananæis polliceretur, nam Osee significat,* salva, *vel* salvator, *aut* salus; *Josue vero significat,* qui salvabit; 2° *ut doceret a Deo expectandum bonum bellorum exitum: addita enim nomini Josue prima littera nominis Dei tetragrammati sumpta cum reliquo nomine, videtur exhibere hunc sensum,* Dei salus, *salvator a Deo datus;* 3° *quia prævidebat spiritu prophetico Josue, sive Jesum hunc, ut eum vocant LXX, fore typum Jesu Christi Salvatoris; idem enim in Hebræo utriusque nomen est, iisdemque litteris et punctis scribitur* Jeschuah.

Num. 13- 9 De tribu Ephraïm, Osee filium Nun
-17 Vocavitque Osee filium Nun, Josue

OSEE II.

Anno mundi 3296, *ante J. Ch.* 758. *Filius Ela, rex Israel. Conjuravit et tetendit insidias Osee filius Ela contra Phacee filium Romeliæ, qui regnum usurpaverat et regnavit in Samaria viginti annis, et se tributarium dederat Salmanasar regi Assyriæ. Osee percussit Phacee et interfecit eum, regnavitque pro eo in Samaria super Israel novem annis, fecitque malum coram Domino. Contra eum ascendit Salmanasar rex Assyriorum, et factus est ei Osee servus, reddebatque illi tributa. Cumque deprehendisset rex Assyriorum Osee, rebellare nitentem, misisse nuntios ad Sua regem Ægypti, ne præstaret tributa regi Assyriorum, sicut singulis annis solitus erat, obsedit et cepit Samariam, transtulit Israel in Assyrios, et vinctum Osee in carcerem conjecit. Ultimus fuit Osee rex Israel in Samaria, sicque cum eo periit regnum Israel, quod initium habuerat anno mundi 3060. Duraveratque ducentis quinquaginta et duobus annis, uno mense et aliquot diebus, et habuerat ab Isboseth usque ad Osee viginti reges et unum.*

4 *Reg.* 15-30 Tetendit insidias Osee filius Ela contra Phacee
17- 1 Regnavit Osee filius Ela in Samaria
- 3 Factus est ei Osee servus, reddebatque illi tributa
- 4 Cumq. deprehendisset rex Assyriorum Osee, quod rebellare nitens misisset nuntios
- 6 Anno autem nono Osee, cepit rex Assyriorum Samariam
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israel
- 9 Qui erat annus septimus Osee filii Ela regis
-10 Nono anno Osee regis Israel, capta est Samaria

OSEE III.

Filius Ozaziu, princepsque in tribu Ephraim, Davide regnante.

1 *Par.* 27-20 Filiis Ephraïm, Osee filius Ozaziu

OSEE IV.

Princeps populi, qui ascendit de captivitate Babylonis, et signavit novum pactum fœderis cum Domino.

2 *Esdr.* 10-23 Osee, Hanania, Hasub

OSEE V, *sive* OSEAS.

Filius Beeri. Inter duodecim minores prophetas primum locum sibi vindicat Oseas, qui in sua prophetia insectatur idololatriam Israelitarum et Judæorum, omnium peccatorum maximum, interminaturque illis captivitatem; deinde tamen consolatur veros Israelitas adventu Christi, cujus meminit, et gratiæ quam per eum erant accepturi. In libro Oseæ commendatur justitia et misericordia Dei. Hebræi dicunt annis nonaginta natum prophetasse. Quoad explanationem Oseæ prophetiarum, orandus est Dominus, et cum sancto Petro dicendum : Edisere nobis parabolam istam; *præsertim cum obscuritatem voluminis in fine testetur ipse qui scripsit :* Quis sapiens, et intelliget ista? intelligens, et cognoscet ea? *Quod non pro impossibili, sed pro difficili debemus accipere, juxta illud Evangelii :* Quis, putas, est servus fidelis et prudens, quem constituit dominus super familiam suam? *Quis enim non statim in fronte libri scandalizetur, et dicat : « Osee primus omnium prophetarum meretricem accipere jubetur uxorem, deinde et aliam adulteram, et non contradicit? Non saltem nolle se simulat, ut rem turpem facere videatur invitus; sed exequitur lætus imperium, quasi optaverit, quasi multo tempore eum pudicitiæ vacasse pœniteat; cum honestiora et absque peccato sanctos viros renuisse, Domino jubente, legerimus, Moysen nempe, Jeremiam, Ezechielem. Et Osee audiens a Domino :* Accipe uxorem fornicariam, *et iterum :* Dilige mulierem dilectam amico, et adulteram; *non frontem rugat, non mœrorem pallore testatur, non verecundiam mutato genarum rubore demonstrat; sed pergit ad lupanar, et scortum ducit ad lectulum; et non initiat illam mulierem pudicitiæ matronali, sed se luxuriosum ac nepotem probat.* Qui enim adhæret meretrici, unum cum ea corpus efficitur. » *Hæc igitur audientes, quid possumus respondere, nisi illud propheticum :* Quis sapiens, et intelliget ista? intelligens, et cognoscet ea? *Unde et nobis dicendum est cum David :* Revela oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua; *ut introducat nos rex in cubiculum suum, et velamen quod ante oculos Moysi positum fuit in lectione veteris Testamenti, tollat a nobis.*

Osee. 1- 1 Verbum Domini, quod factum est ad Osee filium Beeri
- 2 Principium loquendi Domino in Osee : et dixit Dominus ad Osee : Vade
Rom. 9-25 Sicut in Osee dicit : Vocabo non plebem meam

OSTENDO.

Gen. 22- 9 Venerunt ad locum quem ostenderat ei Deus
31-39 Nec captum a bestia ostendi tibi
39-16 Retentum pallium ostendit marito revertenti
41-25 Quæ facturus est Deus, ostendit Pharaoni
-39 Quia ostendit tibi Deus omn. quæ locutus es
48-11 Insuper ostendit mihi Deus semen tuum
Exod. 4-15 Et ostendam vobis quid agere debeatis
7- 9 Cum dixerit vobis Pharao : Ostendite signa
9-16 Posui te, ut ostendam in te fortitudinem m.
13-21 Præcedebat eos ad ostendendam viam
15-25 Ad Dominum, qui ostendit ei lignum
18-16 Et ostendam præcepta Dei et leges ejus
-20 Ostendasque populo cæremonias et ritum
25- 9 Similitudinem tabernaculi quod ostendam
32- 8 Recesserunt cito de via, quam ostendisti
33-13 Ostende mihi faciem tuam, ut sciam te
-18 Qui ait : Ostende mihi gloriam tuam
-19 Ego ostendam omne bonum tibi
Levit. 13-49 Lepra reputabitur, ostendeturq. sacerdoti
20-25 Et quæ vobis ostendi esse polluta
Num. 6-25 Ostendat Dominus faciem suam tibi
8- 4 Juxta exemplum quod ostendit Dominus
13-27 Omni multitudini ostenderunt fructus terræ
Deut. 1-25 Ut ostenderent ubertatem, attulerunt
-33 Nocte ostendens vobis iter per ignem
3-24 Cœpisti ostendere servo tuo magnitudinem
4-13 Et ostendit vobis pactum suum
-36 Et in terra ostendit tibi ignem suum maxim.
5-24 Ecce ostendit nobis Dominus... majestatem
8- 3 Ut ostenderet tibi quod non in solo pane vivat homo
9-16 Viam ejus, quam vobis ostenderat
11-28 De via quam ego nunc ostendo vobis
34- 1 Ostenditque ei Dominus omnem terram
Josue. 5- 6 Ante juraverat ut non ostenderet eis terram
Judic. 1-24 Ostende nobis introitum civitatis
-25 Qui cum ostendisset eis, percusserunt urbem
4-22 Veni, et ostendam tibi virum quem quæris
13-23 Nec ostendisset nobis hæc omnia
16-13 Ostende quo vinciri debeas
Ruth. 2-18 Reversa est in civitatem, et ostendit socrui
1 *Reg.* 10- 8 Et ostendam tibi quid facias
14-12 Ascendite ad nos, et ostendemus vobis rem
16- 3 Et ego ostendam tibi quid facias
28-15 Vocavi ergo te, ut ostenderes mihi quid faciam
2 *Reg.* 15-20 Quia ostendisti gratiam et fidem
-25 Et ostendet mihi eam et tabernaculum s.
19- 6 Ostendisti hodie, quia non curas de ducibus tuis
3 *Reg.* 8-36 Ostende eis viam bon., per quam ambulent
13-12 Ostenderunt ei filii sui viam
18- 1 Vade, et ostende te Achab, ut dem pluviam
- 2 Ivit ergo Elias ut ostenderet se Achab
-36 Ostende hodie quia tu es Deus Israel
4 *Reg.* 6-19 Ostendam vobis virum quem quæritis
8-10 Ostendit mihi Dominus quia morte morietur
-13 Ostendit mihi Dominus te regem Syriæ fore
11- 4 In domo Domini, ostendit eis filium regis
20-13 Et ostendit eis domum aromatum et aurum
1 *Par.* 10- 9 Et ostenderetur idolorum templis et populis
2 *Par.* 19-10 Ostendite eis, ut non peccent in Dominum
2 *Esdr.* 9-14 Sabbatum sanctificatum tuum ostendisti eis
-19 Ut ostenderet eis iter per quod ingrederentur
Tobiæ. 5- 3 Quod dum illi ostenderis, statim restituet
6-16 Dixit ei : Audi me, et ostendam tibi
11-20 Bonis quæ circa illum ostenderat Deus
13- 7 Quoniam ostendit majestatem suam
Judith. 6- 2 Ut ostendam tibi quoniam non est Deus
-15 Et ostende quoniam non derelinquis
7- 4 Misericordiam suam ostenderet super populum suum
10-13 Ostendam illi quo aditu possit obtinere eos
13-19 De pera caput Holofernis, ostendit illis
Esth. 1- 4 Ut ostenderet divitias gloriæ regni sui
-11 Ut ostenderet cunctis populis et principibus
4- 1 Clamabat ostendens amaritudinem animi s.
- 8 Dedit ei ut reginæ ostenderet, et moneret
14-12 Ostende te nobis in tempore tribulationis
Job. 9-20 Si innocentem ostendero, pravum me comprobabit
11- 6 Ut ostenderet tibi secreta sapientiæ
13- 4 Prius vos ostendens fabricatores mendacii
-23 Scelera mea, et delicta ostende mihi
-25 Contra folium... ostendis potentiam tuam
15-17 Ostendam tibi, audi me : quod vidi, narrabo
21-34 Cum responsio vestra repugnare ostensa sit veritati
26- 3 Et prudentiam tuam ostendisti plurimam
32-10 Ostendam vobis etiam ego sapientiam meam
-17 Et ostendam scientiam meam
37-15 Ut ostenderent lucem nubium ejus
-19 Ostende nobis quid dicamus illi
38-12 Numquid.. et ostendisti auroræ locum suum
Psal. 4- 6 Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona?
49-23 Et illic iter, quo ostendam illi salutare
58-12 Deus ostendet mihi super inimicos meos
59- 5 Ostendisti populo tuo dura
70-20 Quantas ostendisti mihi tribulationes
77-11 Obliti sunt... mirabilium ej. quæ ostendit eis
79- 4 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
- 8 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
-20 Ostende faciem tuam, et salvi erimus
84- 8 Ostende nobis, Dom., misericordiam tuam

Psal. 90-16 Et ostendam illi salutare meum
Prov. 1-23 Et ostendam vobis verba mea
22-19 Fiducia tua, unde et ostendi eam tibi hodie
-21 Ut ostenderem tibi firmitatem et eloquia
Eccle. 2-24 Et ostendere animæ suæ bona de laboribus
3-18 Et ostenderet similes esse bestiis
Cant. 2-14 Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua
Sap. 5-13 Nullum signum valuimus ostendere
6-14 Concupiscunt, ut illis se prior ostendat
-17 Et in viis ostendit se illis hilariter
10-10 Et ostendit illi regnum Dei
-14 Mendaces ostendit, qui maculaverunt illum
11- 9 Ostendens per sitim, quæ tunc fuit
12-13 Ut ostendas quoniam non injuste judicas
-17 Virtutem enim ostendis tu
14- 4 Ostendens quoniam potens es ex omnibus salvare
16- 3 Propter ea quæ illis ostensa et missa sunt
- 4 Ostendere quemadmodum inimici eorum exterminabantur
- 8 In hoc autem ostendisti inimicis nostris
-21 Dulcedinem tuam, quam in filios habes, ostendebat
18-21 Ostendens quoniam tuus est famulus
Eccli. 3-25 Plurima enim super sensum hominum ostensa sunt tibi
7-26 Et non ostendas hilarem faciem tuam ad illas
9- 1 Ne ostendat super te malitiam doctrinæ nequam
17- 6 Et mala et bona ostendit illis
- 7 Ostendere illis magnalia operum suorum
-10 Et justitiam et judicia sua ostendit illis
18-11 Et ostendit eis viam æquitatis
-21 Tempore infirmitatis ostende conversationem tuam
25-24 Et quasi saccum ostendit
27- 7 Sicut rusticatio de ligno ostendit fructum
36- 1 Ostende nobis lucem miserationum tuarum
45- 3 Et ostendit illi gloriam suam
46-23 Et ostendit illi finem vitæ suæ
48-28 Ostendit futura, et abscondita, antequam evenirent
49-10 Gloriæ, quam ostendit illi in curru Cherub.
-11 Benefacere illis, qui ostenderunt rectas vias
50-23 Volens ostendere virtutem Dei
Isai. 5- 5 Ostendam vobis quid ego faciam vineæ meæ
30-30 Terrorem brachii sui ostendet in comminatione
39- 2 Ezechias, et ostendit eis cellam aromatum
Non fuit verbum quod non ostenderet eis
- 4 Non fuit res, quam non ostenderim eis
40-13 Quis consiliarius ejus fuit, et ostendit illi?
-14 Et viam prudentiæ ostendit illi?
Jerem. 2-33 Quid niteris bonam ostendere viam
11-18 Tunc ostendisti mihi studia eorum
16-21 Ecce ego ostendam eis per vicem hanc
Ostendam eis manum meam et virtutem
18-17 Non faciem ostendam eis in die perditionis
24- 1 Ostendit mihi Dominus, et ecce duo calathi
31-19 Postquam ostendisti mihi, percussi femur
38-21 Iste est sermo, quem ostendit mihi Dominus
Baruc. 5- 3 Deus enim ostendet splendorem suum in te
6-66 Signa etiam in cœlo gentibus non ostendunt
Ezech. 11-25 Omnia verba Domini, quæ ostenderat mihi
20- 4 Abominationes patrum eorum ostende eis
-11 Judicia mea ostendi eis, quæ faciens homo, vivet
22- 3 Et ostendes ei omnes abominationes suas
40- 4 Pone cor tuum in omnia, quæ ego ostendam tibi; quia ut ostendantur tibi, adductus est huc
43-10 Tu autem, fili hominis, ostende domui Israel templum
-11 Omnes leges ejus ostende eis, et scribes
44-23 Quid sit... inter mundum et immundum ostendent eis
Dan. 2-23 Et nunc ostendisti mihi quæ rogavimus te
-29 Ostendit tibi quæ ventura sunt
-45 D. magnus ostendit regi quæ ventura sunt
3-44 Confundantur omnes qui ostendunt servis tuis mala
5-17 Et interpretationem ejus ostendam tibi
8-19 Ego ostendam tibi quæ futura sunt
9-17 Ostende faciem tuam super sanctuarium
14- 8 Si a. ostenderitis quon. Bel comederit hæc
-20 Ostenderunt ei abscondita ostiola
Osee. 5- 9 In tribubus Israël ostendi fidem
Amos. 7- 1 Hæc ostendit mihi Dominus Deus
- 4 Hæc ostendit mihi Dominus Deus
- 7 Hæc ostendit mihi Dominus: et ecce Dom.
8- 1 Hæc ostendit mihi Dominus Deus
Mich. 7-15 Secundum dies egressionis tuæ de terra Ægypti ostendam ei mirabilia
Nahum. 3- 5 Et ostendam gentibus nuditatem tuam
Habac. 1- 3 Quare ostendisti mihi iniquitat. et laborem
Zach. 1- 9 Ego ostendam tibi quid sint hæc
-20 Et ostendit mihi Dominus quatuor fabros
3- 1 Et ostendit mihi Dominus Jesum
1 Mac. 6-34 Elephantis ostenderunt sanguinem uvæ
7- 3 Et ait: Nolite mihi ostendere faciem eorum
11- 4 Ostenderunt ei templum Dagon succensum
2 Mac. 2- 8 Et tunc Dominus ostendet hæc
3-10 Tunc summus sacerdos ostendit deposita esse hæc
9-23 Ostendit qui post se susciperet principatum
13- 9 Nequiorem se patre suo Judæis ostensurus
15-10 Simul ostendebat gentium fallaciam
-32 Et ostenso capite Nicanoris, et manu nefaria
Matth. 4- 8 Et ostendit ei omnia regna mundi
8- 4 Sed vade, ostende te sacerdoti
16- 1 Rogaverunt eum ut signum de cœlo ostenderet eis
-21 Exinde cœpit Jesus ostendere Discipulis
22-19 Ostendite mihi numisma census
24- 1 Ut ostenderent ei ædificationes templi
Marc. 1-44 Vade, ostende te principi sacerdotum
16-12 Duobus ex his amb. ostensus est in alia effigie
Luc. 2-15 Videamus hoc verbum... quod Dominus ostendit nobis
3- 7 Quis ostendit vobis fugere a ventura ira?
4- 5 Et ostendit illi omnia regna orbis terræ
5-14 Sed vade, ostende te sacerdoti, et offer
6-47 Ostendam vobis cui similis sit
12- 5 Ostendam autem vobis quem timeatis
17-14 Ite, ostendite vos sacerdotibus
20-24 Ostendite mihi denarium
-37 Et Moyses ostendit secus rubum
22-12 Et ipse ostendet vobis cœnaculum magnum
24-40 Cum hoc dixisset, ostendit ei manus et pedes
Joan. 2-18 Quod signum ostendis nobis quia hæc facis
10-32 Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo
14- 8 Do., ostende nobis Patrem, et sufficit nobis
- 9 Quomodo tu dicis: Ostende nobis Patrem
20-20 Cum hoc dixisset, ostendit eis manus et latus
Act. 1-24 Ostende quem elegeris ex his duobus unum
8-31 Quomodo possum, si non aliquis ostenderit
9-16 Ego enim ostendam illi, quanta oporteat eum pro nomine meo pati
-39 Flentes, et ostendentes ei tunicas et vestes
10-28 Sed mihi ostendit Deus neminem comm.
16- 9 Et visio per noctem Paulo ostensa est
18-28 Ostendens per Script. esse Christum Jesum
20-35 Omnia ostendi vobis, quon. sic laborantes
Rom. 2-15 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis
9-17 Ut ostendam in te virtutem meam
-22 Quod si Deus volens ostendere iram
-23 Ut ostenderet divitias gloriæ suæ
1 Cor. 4- 9 Deus nos Apostolos novissimos ostendit
2 Cor. 8-24 In illos ostendite in faciem Ecclesiarum
Ephes. 2- 7 Ut ostenderet in sæculis supervenientibus
2 Thes. 2- 4 Ostendens se tanquam sit Deus
1 Tim. 1-16 Ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam
6-15 Quem suis temporibus ostendet beatus
2 Tim. 4-14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit
Tit. 2-10 In omnibus fidem bonam ostendentes
3- 2 Om. ostendentes mansuetudinem ad omnes
Hebr. 6-10 Dilectionis, quam ostendistis in nomine ipsius
-17 Abundantius volens Deus ostendere
8- 5 Exemplar quod tibi ostensum est in monte
Jacob. 2-18 Ostende mihi fidem tuam sine operibus
Ego ostendam tibi ex operibus fidem meam
3-13 Ostendat ex bona conversatione operationem
Apoc. 4- 1 Ostendam tibi quæ oportet fieri post hæc
17- 1 Ostendam tibi damnation. meretricis magnæ
21- 9 Veni, et ostendam tibi sponsam uxorem Agni
-10 Ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem
22- 1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ
- 6 Ostendere servis suis quæ oportet fieri cito
- 8 Ante pedes Angeli qui mihi hæc ostendebat

OSTENSIO.

1 Reg. 14-41 Si... est iniquitas hæc, da ostensionem
Eccli. 43- 6 Ostensio temporis, et signum ævi
Isai. 6-13 Et erit in ostensionem sicut terebinthus
Dan. 5-12 Et ostensio secretorum, ac solutio ligatorum
2 Mac. 3-24 Magnam fecit suæ ostensionis evidentiam
Luc. 1-80 Erat in desertis usq. in diem ostensionis suæ
Rom. 3-25 Proposuit Deus...ad ostensionem justitiæ s.
-26 Ad ostensionem justitiæ ejus in hoc tempore
1 Cor. 2- 4 Sed in ostensione spiritus et virtutis
2 Cor. 8-24 Ostensionem ergo, quæ est charitatis vestræ

OSTENTA.

Exod. 4-21 Ut omnia ostenta quæ posui in manu tua, facias
7- 3 Multiplicabo signa et ostenta mea
11-10 Fecerunt omnia ostenta quæ scripta sunt

OSTENTATIO.

Esth. 14-16 In diebus ostentationis meæ

OSTENTO.

Baruc. 6- 3 In humeris portari, ostentantes metum gentibus
-25 Ostentantes ignobilitatem suam hominibus
-58 Melius est esse regem ostentantem virtutem
Hebr. 6-11 Cupimus..eamdem ostentare sollicitudinem

OSTENTUS.

Hebr. 6- 6 Crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes

OSTIARIUS, A.

2 Reg. 4- 5 Ostiaria domus purgans triticum, obdorm.
1 Par. 9-22 Omnes hi electi in ostiarios per portas
-24 Per quatuor ventos erant ostiarii
Joan. 10- 3 Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt
18-16 Et dixit ostiariæ, et introduxit Petrum
-17 Dicit ergo Petro ancilla ostiaria

OSTIOLA.

3 Reg. 6-31 Fecit ostiola de lignis olivarum
Ezech. 41-24 Ex utraque parte bina erant ostiola
Dan. 14-20 Et ostenderunt ei abscondita ostiola

OSTIUM.

Gen. 6-16 Ostium autem arcæ pones ex latere
18- 1 Apparuit... sedenti in ostio tabernaculi
- 2 Cucurrit in occursum eorum de ostio tabernaculi
-10 Quo audito, Sara risit post ostium tabernac.
19- 6 Lot, post tergum occludens ostium, ait
-10 Introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium
-11 Ita ut ostium invenire non possent
Exod. 12-22 Nullus vestr. egrediatur ostium domus suæ
21- 6 Et applicabitur ad ostium et postes
29- 4 Applicabis ad ostium tabernaculi testimonii
-11 Juxta ostium tabernaculi testimonii
-42 Ad ostium tabernaculi testimonii
33- 8 Stabat unusquisque in ostio papilionis sui
- 9 Stabat ad ostium, loquebaturq. cum Moyse
35-15 Tentorium ad ostium tabernaculi
38- 8 Quæ excubabant in ostio tabernaculi
Levit. 1- 3 Offeret ad ostium tabernaculi testimonii
- 5 Per altaris circuitum, quod est ante ostium
4- 4 Et adducet illum ad ostium tabernaculi
-14 Adducetque eum ad ostium tabernaculi
-18 In ostio tabernaculi testimonii
8- 3 Et congregabis omnem cœtum ad ostium
-33 De ostio quoque tabernaculi non exibitis
9- 5 Tulerunt ergo cuncta... ad ostium tabernac.
12- 6 Deferet agnum... ad ostium tabernaculi
14-11 Coram Domino, in ostio tabernaculi
-23 Ad ostium tabernaculi testimonii
-38 Egredietur ostium domus, et statim claudet
15-14 Veniet in conspectum Domini, ad ostium
-29 Ad ostium tabernaculi testimonii
16- 7 Hircos stare faciet coram Domino, in ostio
17- 4 Non obtulerit ad ostium tabernaculi
- 5 Ante ostium tabernaculi testimonii
- 6 Ad ostium tabernaculi testimonii
- 9 Ad ostium tabernaculi testimonii
19-21 Offeret Domino ad ostium tabernaculi
Num. 6-13 Adducet eum ad ostium tabernaculi fœderis
-18 Radetur Nazaræus ante ostium tabernaculi fœderis cæsarie
10- 3 Ad ostium tabernaculi fœderis
11-10 Audivit... singulos per ostia tentorii sui
-16 Duces eos ad ostium tabernaculi fœderis
16-19 Ad ostium tabernaculi, apparuit cunctis gloria Domini
-50 Reversusque est... ad ostium tabernaculi fœderis
27- 2 Ad ostium tabernaculi fœderis
Deut. 6- 9 Scribesque ea in limine et ostiis domus tuæ
Josue. 2-19 Qui ostium domus tuæ egressus fuerit
19-51 Coram Domino, ad ostium tabernaculi
Judic. 3-23 Clausis diligentissime ostiis cœnaculi
4-20 Sisara ad eam: Sta ante ostium tabernaculi
9-52 Appropinquans ostio, ignem supponere nitebatur
18-16 Ut erant armati, stabant ante ostium
-17 Et sacerdos stabat ante ostium
19-26 Venit ad ostium domus, ubi manebat Dom.
-27 Surrexit homo, et aperuit ostium
Et ecce concubina ejus jacebat ante ostium
1 Reg. 2-22 Quæ observabant ad ostium tabernaculi
3-15 Aperuitque ostia domus Domini
4-18 Cecidit de sella retrorsum juxta ostium
21-13 Et impingebat in ostia portæ

2 *Reg.* 13-17 Ejice hanc a me foras, et claude ostium
3 *Reg.* 6- 8 Ostium lateris medii in parte erat domus
-32 Et duo ostia de lignis olivarum
34 Duo ostia de lignis abiegnis altrinsecus
Et utrumque ostium duplex erat
7-50 Cardines ostiorum domus interioris sancti
Et ostiorum domus templi, ex auro erant
14- 6 Sonitum pedum ejus introeuntis per ostium
-27 Qui excubabant ante ostium domus regis
19-13 Et egressus stetit in ostio speluncæ
22-10 Sedebant... juxta ostium portæ Samariæ
4 *Reg.* 4- 4 Ingredere, et claude ostium tuum
- 5 Ivit itaque mulier, et clausit ostium super se
-15 Cum vocata fuisset, et stetisset ante ostium
-21 Et clausit ostium : et egressa
-33 Ingressusque clausit ostium super se
5- 9 Et stetit ad ostium domus Elisei
6-32 Cum venerit nuntius, claudite ostium
9- 3 Aperiesque ostium, et fugies
-10 Aperuitque ostium, et fugit
12- 9 Sacerdotes, qui custodiebant ostia
23- 8 Destruxit aras portarum in introitu ostii Josue
1 *Par.* 9-23 In ostiis domus Domini, et in tabernaculo
2 *Par.* 3- 7 Et postes, et parietes, et ostia
4- 9 Et ostia in basilica, quæ texit ære
-22 Et ostia cælavit templi interioris
Et ostia templi forinsecus aurea
29- 7 Clauserunt ostia, quæ erant in porticu
2 *Esdr.* 11-19 Qui custodiebant ostia, centum septuaginta
Judith. 13- 1 Conclusit Vagao ostia cubiculi, et abiit
Esth. 4- 6 In platea civitatis, ante ostium palatii
5- 1 In consistorio palatii, contra ostium domus
15- 9 Ingressa igitur cuncta per ordinem ostia
Job. 3-10 Non conclusit ostia ventris qui portavit me
31- 9 Et si ad ostium amici mei insidiatus sum
-32 Ostium meum viatori patuit
-34 Non magis tacui, nec egressus sum ostium
38- 8 Quis conclusit ostiis mare, quando erumpebat
-10 Et posui vectem et ostia
-17 Numquid... et ostia tenebrosa vidisti?
Psal. 140- 3 Pone... et ostium circumstantiæ labiis meis
Prov. 8-34 Beatus homo qui... observat ad postes ostii
17-19 Et qui exaltat ostium, quærit ruinam
26-14 Sicut ostium vertitur in cardine suo, ita piger
Eccle. 12- 4 Et claudent ostia in platea, in humilitate
Cant. 5- 6 Pessulum ostii mei aperui dilecto meo
8- 9 Si ostium est, compingamus illud tabulis
Sap. 19-16 Unusquisque transitum ostii sui quærebat
Eccli. 6-36 Et gradus ostiorum illius exterat pes tuus
21-27 Stultitia hominis auscultare per ostium
28-28 Et ori tuo facito ostia et seras
Isai. 26-20 Claude ostia tua super te
57- 8 Post ostium et retro postem posuisti memoriale
Jerem. 38-14 Tulit ad se Jeremiam prophetam ad ostium
49-31 Non ostia, nec vectes eis : soli habitant
Baruc. 6-17 Tutantur sacerdotes ostia clausuris et seris
Ezech. 8- 3 In visione Dei, juxta ostium interius
- 7 Introduxit me ad ostium atrii, et vidi
- 8 Cum fodissem parietem, apparuit ostium
-14 Introduxit me per ostium portæ domus
-16 Et ecce in ostio templi Domini
33-30 Qui loquuntur de te juxta muros, et in ostiis
40-13 Ostium contra ostium
-38 Ostium in frontibus portarum
-40 Ad latus exterius quod ascendit ad ostium
41-11 Et ostium lateris ad orationem
Ostium unum ad viam Aquilonis
Et ostium unum ad viam Australem
-16 Et fenestræ clausæ super ostia
-23 Duo ostia erant in templo et in sanctuario
-24 Et in duobus ostiis ex utraque parte bina erant ostiola quæ in se invicem plicabantur : bina enim ostia erant ex utraque parte ostiorum
-25 Cælata erant in ipsis ostiis templi cherubim
42- 2 Longitudinis centum cubitos ostii Aquilonis
- 4 Et ostia eorum ad Aquilonem
-11 Introitus eorum, et similitudines, et ostia
-12 Secundum ostia gazophylaciorum, quæ erant in via respiciente ad Notum : ostium in capite viæ
46- 3 Adorabit populus terræ ad ostium portæ
Dan. 3-93 Accessit Nabuchodon. ad ostium fornacis
13-17 Et ostia pomarii claudite, ut laver
-18 Clauseruntq. ostia pomarii, et egressæ sunt
-20 Ostia pomarii clausa sunt, et nemo nos videt
-25 Cucurrit unus ad ostia pomarii, et aperuit
-36 Clausit ostia pomarii, et dimisit a se puellas
-39 Fortior nobis erat, et apertis ostiis exilivit
14-10 Claude ostium, et signa annulo tuo
-13 Et egressi clauserunt ostium
-17 Statimque cum aperuisset ostium

Malac. 1-10 Quis est in vobis, qui claudat ostia?
2 *Mac.* 2- 5 Altare incensi intulit illuc, et ostium obstruxit
14-43 Et turbæ intra ostia irrumperent
Matth. 6- 6 Clauso ostio, ora patrem tuum in abscondito
27-60 Et advolvit saxum magnum ad ostium
Marc. 13-29 Scitote quod in proximo sit in ostiis
15-46 Et advolvit lapidem ad ostium monumenti
16- 3 Quis revolvet nobis lapidem ab ostio
Luc. 11- 7 Noli mihi molestus esse, jam ostium clausum
13-25 Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium
Incipietis foris stare, et pulsare ostium
Joan. 10- 1 Qui non intrat per ostium in ovile
- 2 Qui autem intrat per ostium, pastor est
- 7 Dico vobis, quia ego sum ostium ovium
- 9 Ego sum ostium. Per me si quis introierit
18-16 Petrus autem stabat ad ostium foris
Act. 5- 9 Qui sepelierunt virum tuum, ad ostium
12- 6 Custodes ante ostium custodiebant carcer.
-13 Pulsante autem eo ostium januæ, processit puella
14-26 Et quia aperuisset gentibus ostium fidei
16-26 Et statim aperta sunt omnia ostia
1 *Cor.* 16- 9 Ostium enim mihi apertum est magnum
2 *Cor.* 2-12 Et ostium mihi apertum esset in Domino
Colos. 4- 3 Ut Deus aperiat nobis ostium sermonis
Apoc. 3- 8 Ecce dedi coram te ostium apertum
-20 Ecce sto ad ostium, et pulso
4- 1 Vidi : et ecce ostium apertum in cœlo

OTHEI.

Filius Ammiud filii Amri, e stirpe Juda.

1 *Par.* 9- 4 Otheï filius Ammiud, filii Amri, filii Omraï

OTHIR.

Filius decimus tertius Heman, et princeps vigesimæ primæ Levitarum familiæ.

1 *Par.* 25- 4 Filii Heman... Othir, Mahazioth
-28 Vigesima prima Othir, filiis et fratribus

OTHNI. *Filius primogenitus Semeiæ.*

1 *Par.* 26- 7 Filii ergo Semeïæ : Othni, et Raphaël, et Obed

OTHOLIA.

Filius Jeroham, e stirpe Benjamin.

1 *Par.* 8-26 Et Samsari, et Sohoria, et Otholia

OTHONIEL.

Filius Cenez, frater Caleb. Dixit Caleb : Qui percusserit Cariath-Sepher, et ceperit eam, dabo ei Axam filiam meam uxorem. Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater Caleb junior; deditque ei Axam filiam suam uxorem, nuptiæ enim inter patruum et nepotem non erant prohibitæ in lege veteri. Cum fecissent filii Israel malum in conspectu Domini, et obliti essent Dei sui, servientes Baalim et Astaroth, iratus est Dominus contra Israel, et tradidit eos in manus Chusan Rasathaïm regis Mesopotamiæ, servieruntque illi octo annis. Clamaverunt ad Dominum, qui suscitavit eis salvatorem, et liberavit eos, Othoniel videlicet filium Cenez fratrem Caleb minorem, fuitque in eo Spiritus Domini, et judicavit Israel, primo per vindicationem a regis Mesopotamiæ tyrannide; postea vero per bonam sanctamque gubernationem et imperium. Egressusque est ad pugnam, et tradidit Dominus in manus ejus Chusan Rasathaïm regem Syriæ, et oppressit eum. Quievitque terra quadraginta annis, id est, cessatum est a servitute et ab armis, religio restaurata est, divinarum legum vigor, tranquillusque ac florens reipublicæ status restitutus est. In anno quadragesimo gubernationis suæ mortuus est Othoniel, anno mundi 2640.

Josue. 15-17 Cepitque eam Othoniel filius Cenez
Judic. 1-13 Cumque cepisset eam Othoniel filius Cenez
3- 9 Suscitavit eis... Othoniel videlicet filium Cenez
-11 Et mortuus est Othoniel filius Cenez
1 *Par* 4-13 Filii autem Cenez : Othoniel et Saraïa
Porro filii Othoniel : Hathath et Maonathi

OTIOSITAS.

Eccli. 33-29 Multam enim malitiam docuit otiositas

OTIOSUS, A, UM.

Prov. 31-27 Et panem otiosa non comedit
Eccle. 2-21 Homini otioso quæsita dimittit
12- 3 Et otiosæ erunt molentes in minuto numero
Matth. 12-36 Quoniam omne verbum otiosum... reddent rationem de eo

Matth. 20- 3 Vidit alios stantes in foro otiosos
- 6 Dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi?
1 *Tim.* 5-13 Simul autem et otiosæ discunt circuire domos; non solum otiosæ, sed et verbosæ

OTIUM.

Exod. 5-17 Qui ait : Vacatis otio, et idcirco dicitis : Eamus
1 *Par.* 22- 9 Pacem et otium dabo in Israël cunctis diebus
Prov. 12-11 Qui autem sectatur otium, stultissimus est
28-19 Qui a. sectatur otium, replebitur egestate
Ezech. 16-49 Iniquitas Sodomæ.. otium ipsius et filiar. ej.
21-23 Et sabbatorum otium imitans

OVILE.

Mich. 2-12 Ponam illum quasi gregem in ovili
Habac. 3-17 Abscindetur de ovili pecus
Joan. 10- 1 Qui non intrat per ostium in ovile
-16 Alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili
Et fiet unum ovile, et unus pastor

OVIS.

Gen. 4- 2 Fuit a. Abel pastor ovium, et Caïn agricola
12-16 Fueruntq. ei oves et boves, et asini, et servi
13- 5 Sed et Lot, qui erat cum Abram, fuerunt greges ovium et armenta
20-14 Tulit igitur Abimelech oves et boves
21-27 Tulit itaque Abraham oves et boves
24-35 Dedit ei oves et boves, argentum et aurum
26-14 Habuit quoque possessiones ovium et armentorum
29- 2 Tres q. greges ovium accubantes juxta eum
- 3 Morisque erat ut cunctis ovibus congregatis
- 7 Date ante potum ovibus
- 9 Ecce Rachel veniebat cum ovibus patris sui
-10 Cum... sciret... ovesque Laban avunculi sui
30-32 Separa cunctas oves varias et sparso vellere
Quodcumque... variumque fuerit, tam in ovibus quam in capris
-33 Furva, tam in ovibus quam in capris
-35 Separavit in die illa capras, et oves, et hircos
-39 Ut in ipso calore coitus, oves intuerentur virgas
-41 Quando primo tempore ascendebantur oves
Ponebat Jacob virgas... ante oculos arietum et ovium
31- 8 Pariebant omnes oves varios fœtus
-10 Conceptus ovium tempus advenerat
-19 Eo tempore, ierat Laban ad tondendas oves
-38 Oves tuæ et capræ steriles non fuerunt
32- 5 Habeo boves, et asinos, et oves, et servos
- 7 Divisit... greges quoque et oves et boves
-14 Capras ducentas, hircos vig., oves ducentas
33-13 Habeam teneros, et oves et boves fœtas
34-28 Oves eorum, et armenta, et asinos
37-13 Fratres tui pascunt oves in Sichimis
38-12 Ascendebat ad tonsores ovium suarum
-13 Ascenderet in Thamnas ad tondendas oves
45-10 Oves tuæ, et armenta tua, et universa quæ possides
46-32 Et sunt viri pastores ovium
-34 Detestantur Ægyptii omnes pastores ovium
47- 1 Oves eorum et armenta, et cuncta
- 3 Pastores ovium sumus servi tui
-17 Dedit eis alimenta pro equis et ovibus
Exod. 2-17 Et defensis puellis, adaquavit oves earum
-19 Hausit aquam nobiscum, potumque dedit ovibus
3- 1 Moyses autem pascebat oves Jethro soceri
9- 3 Super.. et boves, et oves, pestis valde gravis
10- 9 Pergemus, cum filiis et filiabus, cum ovibus
-24 Oves tantum vestræ et armenta remaneant
12-32 Oves vestras et armenta assumite
-38 Oves et armenta et animantia diversi gen.
13-13 Primogenitum asini mutabis ove
20-24 Et offeretis... oves vestras et boves
22- 1 Si quis furatus fuerit bovem aut ovem
Restituet, et quatuor oves pro una ove
- 4 Sive asinus, sive ovis; duplum restituet
- 9 Tam in bove, quam in asino et ove
-10 Asinum, bovem, ovem, et omne jumentum
-30 De bobus quoque et ovibus similiter facies
34- 3 Boves quoque et oves non pascantur econtra
-19 Tam de bobus, quam de ovibus, meum erit
-20 Primogenitum asini redimes ove
Levit. 1- 2 De bobus et ovibus offerens victimas
-10 De ovibus, sive de capris holocaustum
3- 6 Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio
4-32 Pro peccato, ovem scilicet immaculatam
7-23 Adipem ovis, et bovis, et capræ, non comed.
14-10 Assumet... ovem anniculam absque macula
17- 3 Si occiderit bovem aut ovem, sive capram
22-19 Masculus immaculatus erit ex bobus et ovibus
-21 Offerens, tam de bobus quam de ovibus

Levit. 22-23 Bovem et ovem, aure et cauda amputatis
-27 Bos, ovis, et capra, cum genita fuerint
-28 Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur
27-26 Sive bos, sive ovis fuerit, Domini sunt
-32 Omnium decimarum bovis et ovis et capræ
Num. 6-14 Ovem anniculam immaculatam pro peccato
11-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur
15- 3 Adolentes... Dom., de bobus sive de ovibus
18-17 Primogenitum autem bovis et ovis et capræ
22-40 Cumque occidisset Balac boves et oves
27-17 Ne sit populus Domini sicut oves absque pastore
31-28 Quam ex bobus et asinis et ovibus
-30 Et boum, et asinorum, et ovium
-32 Ovium sexcenta septuaginta quinque millia
-36 Ovium trecenta triginta septem millia quingentæ
-37 Oves sexcentæ septuaginta quinque
-43 De ovibus trecentis triginta septem millibus
32-16 Dixerunt : Caulas ovium fabricabimus
-24 Ædificate... et stabula ovibus ac jumentis
Deut. 7-13 Benedicetque... gregibus ovium tuarum
8-13 Habuerisque armenta boum et ovium greges
12- 6 Donaria, primogenita boum et ovium
14- 4 Comedere debetis : bovem, et ovem, et capram
-23 Et primogenita de armentis et ovibus tuis
-26 Sive ex armentis, sive ex ovibus
15-19 Quæ nascuntur in armentis et in ovibus tuis
Et non tondebis primogenita ovium
16- 2 Immolabisque... de ovibus et de bobus
17- 1 Non immolabis Domino Deo tuo ovem
18- 3 Sive bovem, sive ovem immolaverint
- 4 Et lanarum partem ex ovium tonsione
22- 1 Non videbis... aut ovem errantem, et præteribis
28- 4 Greges armentorum tuorum, et caulæ ovium tuarum
-18 Boum tuorum, et greges ovium tuarum
-31 Oves tuæ dentur inimicis tuis
-51 Armenta boum, et grèges ovium
32-14 Et lac de ovibus cum adipe agnorum
Josue. 6-21 Boves quoque, et oves, et asinos... percusserunt
7-24 Tollens... boves et asinos, et oves
24-32 Emerat Jacob... centum novellis ovibus
Judic. 6- 4 Relinquebant in Israel, non oves, non boves
1 Reg. 14-32 Versus ad prædam, tulit oves et boves
15- 3 Sed interfice... bovem et ovem, camelum
- 9 Pepercit Saül... et optimis gregibus ovium
-15 Pepercit enim populus melioribus ovibus
-21 Tulit autem de præda populus oves et boves
16-11 Adhuc reliquus est parvulus, et pascit oves
17-28 Quare dereliquisti pauculas oves illas
22-19 Percussit... et asinum et ovem in ore gladii
24- 4 Et venit ad caulas ovium, quæ se offerebant
25- 2 Erantque ei oves tria millia, et mille capræ
27- 9 Tollensque oves, et boves, et asinos
2 Reg. 12- 2 Dives habebat oves et boves plurimos valde
- 3 Nihil habebat omnino, præter ovem unam
- 4 Parcens ille sumere de ovibus et de bobus
Tulit ovem viri pauperis, et præparavit cibos
- 6 Ovem reddet in quadruplum
13-23 Ut tonderentur oves Absalom in Baalhasor
-24 Ait ad eum : Ecce tondentur oves servi tui
17-29 Mel, et butyrum, oves, et pingues vitulos
24-17 Inique egi : isti qui oves sunt, quid fecerunt?
3 Reg. 8- 5 Immolabant oves et boves absque æstimatione
-63 Mactavitque... ovium centum viginti millia
22-17 Quasi oves non habentes pastorem
4 Reg. 5-26 Ut emas oliveta, et vineas, et oves, et boves
1 Par. 5-21 Et ovium ducenta quinquaginta millia
27-31 Super oves quoque Jaziz Agareus
2 Par. 14-15 Et caulas ovium destruentes, tulerunt
18-16 Dispersum in montibus, sicut oves absque pastore
29-33 Sanctificaverunt... et oves tria millia
30-24 Mille tauros, et septem millia ovium
Dederant populo... et oves decem millia
31- 6 Obtulerunt decimas boum et ovium
32-29 Habebat quippe greges ovium et armentorum innumerabiles
1 Esdr. 10-19 Pro delicto suo arietem de ovibus offerrent
2 Esdr. 10-36 Primitiva boum nostrorum et ovium nostr.
Judith. 2- 8 Boum quoque armenta, gregesque ovium
3- 3 Gregesque ovium, et caprarum, equorumq.
8- 7 Possessiones... et gregibus ovium plenas
11-15 Israel, sicut oves, quibus non est pastor
Job. 1- 3 Fuit possessio ejus septem millia ovium
-16 Et tactas oves puerosque consumpsit
31-20 De velleribus ovium mearum calefactus est
Job. 42-11 Et dederunt ei unusquisque ovem unam
-12 Et facta sunt ei quatuordecim millia ovium
Psal. 8- 8 Subjecisti sub pedibus ejus, oves et boves universas
43-12 Dedisti nos tanquam oves escarum
-22 Æstimati sumus sicut oves occisionis
48-15 Sicut oves in inferno positi sunt
64-14 Induti sunt arietes ovium
73- 1 Iratus est furor tuus super oves pascuæ tuæ
76-21 Deduxisti sicut oves populum tuum
77-52 Et abstulit sicut oves populum suum
-70 Et sustulit eum de gregibus ovium
78-13 Nos autem populus tuus, et oves pascuæ tuæ
79- 2 Intende : qui deducis velut ovem Joseph
94- 7 Nos populus pascuæ ejus, et oves manus ej.
99- 3 Populus ejus, et oves pascuæ ejus
106-41 Et posuit sicut oves familias
113- 4 Exultaverunt... et colles sicut agni ovium
- 6 Exultastis... et colles sicut agni ovium
118-176 Erravi, sicut ovis quæ periit
143-13 Oves eorum fœtosæ, abundantes in egressibus
Eccle. 2- 7 Habui armenta quoque, et magnos ovium greges
Cant. 6- 5 Dentes tui sicut grex ovium
Eccli. 47- 3 In ursis similiter fecit sicut in agnis ovium
Isai. 7-21 Nutriet homo vaccam boum et duas oves
11- 6 Vitulus et leo et ovis simul morabuntur
13-14 Erit quasi damula fugiens, et quasi ovis
53- 6 Omnes nos quasi oves erravimus
- 7 Sicut ovis ad occisionem ducetur
Ezech. 34- 5 Et dispersæ sunt oves meæ, eo quod non esset pastor
- 8 Et oves meæ in devorationem omnium bestiarum
-11 Ecce ego ipse requiram oves meas
-12 Quando fuerit in medio ovium suarum dissipatarum
Sic visitabo oves meas, et liberabo eas
-15 Ego pascam oves meas, et ego eas accubare faciam
-19 Et oves meæ his, quæ conculcata pedibus vestris fuerant, pascebantur
Dan. 14- 2 Et oves quadraginta, vinique amphoræ sex
-31 Dabantur eis duo corpora quotidie, et duæ oves
Zach. 13- 7 Percute pastorem, et dispergentur oves
Matth. 7-15 Qui veniunt ad vos in vestimentis ovium
9-36 Jacentes sicut oves non habentes pastorem
10- 6 Sed potius ite ad oves quæ perierunt
-16 Ego mitto vos sicut oves in medio luporum
12-11 Quis erit ex vobis homo, qui habeat ovem
-12 Quanto magis melior est homo ove?
15-24 Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt
18-12 Si fuerint alicui centum oves, et erraverit una
25-32 Sicut pastor segregat oves ab hœdis
-33 Et statuet oves quidem a dextris suis
26-31 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
Marc. 6-34 Quia erant sicut oves non habentes pastorem
14-27 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
Luc. 15- 4 Quis ex vobis homo, qui habet centum oves
- 6 Quia inveni ovem meam, quæ perierat
Joan. 2-14 Invenit in templo vendentes boves et oves
-15 Omnes ejecit de templo, oves quoque et boves
10- 1 Qui non intrat per ostium in ovile ovium
- 2 Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium
- 3 Ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt
Et proprias oves vocat nominatim
- 4 Cum proprias oves emiserit, ante eas vadit
Et oves illum sequuntur, quia sciunt vocem
- 7 Dico vobis, quia ego sum ostium ovium
- 8 Sunt, et latrones, et non audierunt eos oves
-11 Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis
-12 Cujus non sunt oves propriæ, videt lupum et dimittit oves, et fugit, et lupus rapit et dispergit oves
-13 Fugit, quia... et non pertinet ad eum de ovibus
-14 Et cognosco (oves) meas, et cognoscunt me
-15 Animam meam pono pro ovibus meis
-16 Alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili
-26 Non creditis, quia non estis ex ovibus meis
-27 Oves meæ vocem meam audiunt
21-17 Dixit ei : Pasce oves meas
Act. 8-32 Tanquam ovis ad occisionem ductus est
Rom. 8-36 Æstimati sumus sicut oves occisionis
Hebr. 13-20 Eduxit de mortuis pastorem magnum ovium
1 Petr. 2-25 Eratis enim sicut oves errantes
Apoc. 18-13 Jumentorum, et ovium, et equorum

OVUM.

Deut. 22- 6 Matrem pullis vel ovis desuper incubantem
Tobiæ. 11-14 Albugo ex oculis ejus, quasi membrana ovi
Job. 39-14 Quando derelinquit ova sua in terra
Isai. 10-14 Et sicut colliguntur ova, quæ derelicta sunt
59- 5 Ova aspidum ruperunt
Qui comederit de ovis eorum, morietur
Luc. 11-12 Aut si petierit ovum : numquid porriget illi scorpionem?

OZA I.

Anno mundi 2990, ante J. Ch. 1064. Levita, filius Abinadab. Cum David adduci vellet arcam Domini in Jerusalem, imposita est super plaustrum novum, tuleruntque eam de domo Abinadab, qui erat in Gabaa; Oza autem et Ahio filii Abinadab minabant plaustrum novum. Quia vero calcitrabant boves, et videbantur declinantes a via recta dejecturi arcam in terram, extendit manum Oza, et tenuit eam, ne caderet. Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam, et percussit eum super temeritate; qui mortuus est ibi juxta arcam Dei. Quo genere mortis occubuerit Scriptura non memorat. Ipse vero potissimum pœnas luit, quia fortasse consilii de arca plaustro imponenda auctor fuit; Levitas enim laboris pigebat, qui eam ferre humeris debuissent ex præscripto legis, Num. 4-15, et ausi sunt eam plaustro imponere, quod idem a Philisthæis factum est impune, cum arcam reddiderunt Israelitis.

2 Reg. 6- 3 Oza autem et Ahio, filii Abinadab, minabant plaustrum novum
- 6 Extendit Oza manum ad arcam Dei, et tenuit eam
- 7 Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam
- 8 Eo quod percussisset Dominus Ozam
Et vocatum est nomen loci illius, Percussio Ozæ
1 Par. 13- 7 Oza a. et frater ejus minabant plaustrum
- 9 Tetendit Oza manum suam, ut sustentaret arcam
-10 Iratus est itaque Dominus contra Ozam
-11 Eo quod divisisset Dominus Ozam : vocavitque locum illum, Divisio Ozæ

OZA II.

Anno mundi 3394, Romæ 94, ante J. Ch. 664. Ita appellatur hortus palatii regii, quod fortasse prius hortus ille viri alicujus fuisset, qui Oza diceretur. Vel certe loco huic, ubi fuit hortus, nomen fecit infelix Ozæ casus qui in 2 Reg. 6-8 et in 1 Paral. 13-10 recensetur. Eum hortum Adrichomius in arce Sionis ad regis palatium ponit, idque textus videtur exigere; nisi dicamus Manassem sibi mausoleum aliquod in ipso palatio erexisse. Quare Manasses in sepulcris regum Juda non fuerit sepultus non liquet. Abulensis propter scelera id a populo ei negatum putat, quod tamen creditu difficile est, cum filium reliquerit regni successorem.

4 Reg. 21-18 Sepultus est in horto domus suæ, in horto Oza
-26 Sepelieruntque eum... in horto Oza

OZA III.

Filius Semei, e stirpe Merari.

1 Par. 6-29 Semeï filius ejus, Oza filius ejus

OZA IV.

Filius Gera filii Bale filii Benjamin.

1 Par. 8- 7 Gera ipse transtulit eos, et genuit Oza

OZAIAS. *Vid.* OSAIAS.

OZAN.

Pater Phaltiel principis tribus Issachar.

Num. 34-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan

OZAZIU I.

Anno mundi 2290. Unus e Levitis qui in citharis pro octava, id est, in instrumento musico octo chordis ficto, canebant lætum carmen, cum arca Dei deduceretur de domo Obededom.

1 Par. 15-21 Macenias, et Obededom, et Jehiel et Ozaziu

OZAZIU II. *Pater Osee, e filiis Ephraïm.*

1 *Par.* 27-20 Filiis Ephraïm, Osee filius Ozaziu

OZENSARA.

Urbs condita a Sara filia Ephraïm.

1 *Par.* 7-24 Sara, quæ ædificavit Bethoron... et Ozensara

OZI I.

Filius Bocci filii Abisue. Ozi filius summi sacerdotis, ipse fuit summus sacerdos. Post hunc Ozi Heli fuit summus sacerdos, translato pontificatu a posteris Eleazari primogeniti Aaronis ad posteros Ithamar secundogeniti. Itaque Zaraias, Merajoth, Amarias et Achitob non fuerunt summi pontifices; ita sentiunt quidam. Alii vero aiunt etiam istos quatuor fuisse summo pontificatu insignitos ante Heli.

1 *Par.* 6- 5 Abisuë vero genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi
- 6 Ozi genuit Zaraïam, et Zaraïas genuit Merajoth
-51 Bocci filius ejus, Ozi filius ejus
1 *Esdr.* 7- 4 Filii Zarahiæ, filii Ozi, filii Bocci

OZI II. *Filius Thola filii Issachar.*

1 *Par.* 7- 2 Filii Thola : Ozi et Raphaïa et Jeriel
- 3 Filii Ozi : Izrahia, de quo nati sunt Michaël et Obadia

OZI III. *Pater Ela, in tribu Benjamin.*

1 *Par.* 7- 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi, et Oziel, et Jerimoth
9- 8 Et Ela filius Ozi, filii Mochori

OZI IV. *Pater Phalel.*

2 *Esdr.* 3-25 Phalel filius Ozi contra flexuram et turrim

OZIA *sive* **OZIAS I.**

Filius Amasiæ regis Juda, ipse rex Juda qui etiam alibi dicitur Azarias I. *Quinquaginta duobus annis regnavit. Vid.* Azarias I.

4 *Reg.* 15-30 Vigesimo anno Joatham filii Oziæ
-32 Regnavit Joathan filius Oziæ regis Juda
-34 Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater suus
2 *Par.* 26- 1 Omnis autem populus Juda filium ejus Oziam annorum sedecim, constituit regem pro Amasia
- 3 Sedecim annorum erat Ozias cum regnare cœpisset
- 8 Appendebantque Ammonitæ munera Oziæ
- 9 Ædificavitque Ozias turres in Jerusalem
-14 Præparavit quoque eis Ozias, id est, cuncto exercitui
-18 Dixerunt : Non est tui officii, Ozia, ut adoleas
-19 Iratusque Ozias, tenens in manu thuribulum
-21 Fuit igitur Ozias rex leprosus usque ad diem mortis suæ
-22 Reliqua autem sermonum Oziæ... scripsit Isaïas
-23 Dormivitque Ozias cum patribus suis
27- 2 Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater suus
Isai. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz, et Ezechiæ
6- 1 In anno quo mortuus est rex Ozias
Osee. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz, Ezechiæ
Amos. 1- 1 Quæ vidit super Israël in diebus Oziæ regis
Zach. 14- 5 Et fugietis sicut fugistis a facie terræ motus in diebus Oziæ regis Juda
Matth. 1- 8 Joram (*) autem genuit Oziam
- 9 Ozias autem genuit Joatham

OZIAS II.

Levita, filius Uriel, paterque Saülis I, e stirpe Caath filii Levi.

1 *Par.* 6-24 Uriel filius ejus, Ozias filius ejus, Saül filius

OZIAS III *vel* **OZIA.**

Inter viros fortissimos in exercitu David unus est Ozias iste.

1 *Par.* 11-44 Ozi Astarothites, Samma et Jehiel

OZIAS IV.

Cujus filius Jonathan præsidebat thesauris qui erant in urbibus, et in vicis, et in turribus.

1 *Par.* 27-25 Præsidebat Jonathan filius Oziæ

OZIAS V.

Unus e sacerdotibus qui uxores alienigenas duxerant in diebus Esdræ.

1 *Esdr.* 10-21 Et Elia, et Semeïa, et Jehiel, et Ozias

OZIAS VI.

Filius Micha, de tribu Simeon, princeps regionis Bethuliæ in diebus Judith, qui in domum suam honorifice suscepit Achior Ammonitarum ducem, fecitque ei cœnam magnam. Consensit tamen Ozias reddere civitatem Assyriis, si intra quinque dies non veniret civitati adjutorium a Domino.

Judith. 6-11 Ozias filius Micha de tribu Simeon
-19 Tunc Ozias, finito consilio, suscepit eum
7-12 Tunc ad Oziam congregati omnes viri
-23 Exurgens Ozias infusus lacrymis, dixit
8- 9 Cum audisset, quoniam Ozias promisisset
-10 Quod est hoc verbum, in quo consensit Ozias
-28 Et dixerunt illi Ozias et presbyteri
-34 Dixit ad eam Ozias princeps Juda : Vade in pace
10- 6 Invenerunt expectantem Oziam et presbyteros
13-23 Porro Ozias, princeps populi Israël, dixit ad eam
Judith. 15- 5 Misit itaque Ozias nuntios per om. civitates

OZIAS VII.

Iste inter majores ipsius Judith recensetur.

Judith. 8- 1 Filii Idox, filii Joseph, filii Oziæ, filii Elaï

OZIAU. *Levita, de stirpe Merari.*

1 *Par.* 24-26 Filii Merari : Moholi et Musi. Filius Oziaü: Benno
-27 Filius quoque Merari : Oziaü, et Soam, et Zachur, et Hebri

OZIEL I.

Quartus est inter filios Caath, princepsque familiæ Ozielitarum.

Exod. 6-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron, et Oziel
-22 Filii quoque Oziel : Misaël et Elisaphan
Levit. 10- 4 Vocatis... Misaële et Elisaphan filiis Oziel
Num. 3-19 Filii Caath : Amram et Jesaar, Hebron et Oziel
-30 Princepsque eorum erit Elisaphan filius Oziel
1 *Par.* 6- 2 Filii Caath : Amram, Isaar, Hebron, et Oziel
-18 Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron, et Oziel
15-10 De filiis Oziel, Aminadab princeps
23-12 Filii Caath : Amram et Isaar, Hebron et Oziel
-20 Filii Oziel : Micha primus, Jesia secundus
24-24 Filius Oziel, Micha : filius Micha, Samir

OZIEL II.

Vir princeps, potens et fortis in tribu Simeon.

1 *Par.* 4-42 Habentes principes... Raphaïam et Oziel filios Jesi

OZIEL III.

Filius tertius Bela filii Benjamin filii Jacob.

1 *Par.* 7- 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi, et Oziel

OZIEL IV.

Levita filius tertius Heman, cantorque tabernaculi, in diebus David.

1 *Par.* 15-20 Zacharias autem, et Oziel, et Semiramoth
25- 4 Filii Heman, Bocciaü, Mathaniaü, Oziel

OZIEL V.

Levita, e progenie Idithun, in diebus Ezechiæ regis Juda.

2 *Par.* 29-14 Sed et de filiis Idithun, Semeïas et Oziel

OZIELITÆ *et* **OZIHELITÆ.**

Num. 3-27 Cognatio Caath habebit populos... Ozielitas
1 *Par.* 26-23 Amramitis, et Isaaritis, et... Ozihelitis

OZNI.

Filius Gad filii Jacob, princepsque familiæ Oznitarum.

Num. 26-16 Ozni, ab hoc familia Oznitarum

OZNITÆ.

Num. 26-16 Ozni, ab hoc familia Oznitarum

OZRIEL.

Pater Jerimoth in tribu Nephthali.

1 *Par.* 27-19 Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel

(*) *Constat Joram non genuisse Oziam immediate, sed intercessisse alios tres, nimirum Ochoziam, Joas et Amasiam, qui fuit pater Oziæ. Hi tres excluduntur a Christi genealogia in odium impii Achab, ex cujus semine nati sunt. Vidimus enim in 3 Reg. 21-21 comminatum illi fuisse Dominum per Eliam se omnem ejus posteritatem deleturum, quod usque ad quartam generationem intelligendum erat, quæ in Amasia terminata est. Quemadmodum e contrario Jehu, quamvis malo regi, quia tamen divino jussu Achab posteritatem delevit, Deus posteritatem promisit, quæ usque ad quartam generationem pro eo regnaret, 4 Reg. 10-30 et 15-12. Prætermissos autem hos reges ex semine Achab fuisse patet; quia Joram duxit uxorem Athaliam filiam Achab, ex qua genuit Ochoziam, qui genuit Joas, qui genuit Amasiam, qui genuit Oziam.*

P

PABULUM.

Gen. 42-27 Ut daret jumento pabulum in diversorio
43-24 Deditque pabulum asinis eorum
Levit. 3-11 In pabulum ignis et oblationis Domini
Judic. 19-19 Habentes paleas et fœnum in asinorum pabulum
-21 Et pabulum asinis præbuit
Dan. 4-20 Et cum feris sit pabulum ejus

PACATUS, A, UM.

4 Reg. 9-18 Hæc dicit rex : Pacata-ne sunt omnia?
Job. 8- 6 Et pacatum reddet habitaculum justitiæ tuæ
21- 9 Domus eorum securæ sunt et pacatæ
Hebr. 12-11 Postea autem fructum pacatissimum.. reddet justitiæ

PACIFICANS.

Eccli. 44- 6 Studium habentes : pacificantes in domibus
Colos. 1-20 Pacificans per sanguinem crucis ejus

PACIFICE.

Gen. 26-31 Dimisitque eos Isaac pacifice in locum suum
37- 4 Nec poterant ei quidquam pacifice loqui
1 Reg. 25- 5 Et salutabitis eum ex nomine meo pacifice
-35 Dixitque ei : Vade pacifice in domum tuam
30-21 Accedens autem David ad populum, salutavit eos pacifice
2 Reg. 19-30 Postquam reversus est dominus meus rex pacifice
3 Reg. 2- 6 Non deduces canitiem ej. pacifice ad inferos
1 Par. 12-17 Si pacifice venistis ad me ut auxiliemini mihi
2 Par. 19- 1 Reversus est autem Josaphat rex Juda in domum suam pacifice in Jerusalem
Judith. 7-13 Nolens loqui pacifice cum Assyriis
Psal. 34-20 Quoniam mihi quidem pacifice loquebantur
1 Mac. 5-25 Nabuthæi, et susceperunt eos pacifice
7-29 Et salutaverunt se invicem pacifice
2 Mac. 10-12 Constituit... et pacifice agere cum eis

PACIFICUS, A, UM.

Hostia pacifica ea erat quæ offerebatur pro pace, id est, salute, in calamitate domus aut reipublicæ, et prosperitate (hoc enim erat Hebræis pax) sive jam obtenta, sive obtinenda. LXX appellant hostiam salutarem.

Gen. 34-21 Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum
42-11 Pacifici venimus, nec quidquam famuli tui machinantur mali
-19 Si pacifici estis, frater vester unus ligetur in carcere
-31 Cui respondimus : Pacifici sumus, nec ullas molimur insidias
-33 Qui ait nobis : Sic probabo quod pacifici sitis
Exod. 18- 7 Salutaveruntque se mutuo verbis pacificis
20-24 Offeretis super eo holoc. et pacifica vestra
24- 5 Immolaveruntque victimas pacificas Dom.
29-28 Initia de victimis eorum pacificis quæ offerunt Domino
32- 6 Obtulerunt holocausta et hostias pacificas
Levit. 3- 1 Si hostia pacificorum fuerit ejus oblatio
- 3 Offerent de hostia pacificorum in oblation.
- 6 Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio et pacificorum hostia
- 9 Offerent de pacificorum hostia sacrificium
4-10 Sicut aufertur de vitulo hostiæ pacificorum.
-26 Sicut in victimis pacificorum fieri solet
-31 Sicut auferri solet de victimis pacificorum
-35 Adeps arietis, qui immolatur pro pacificis
6-12 Desuper adolebit adipes pacificorum
7-11 Hæc est lex hostiæ pacificorum, quæ offertur
-13 Panes quoque fermentatos, cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis
-18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit
-20 Quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum
-29 Qui offert victimam pacificorum Domino
-32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis
-34 Tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis
-37 Pro consecratione et pacificorum victimis
9- 4 (*Tollite*) bovem et arietem pro pacificis

Levit. 9-18 Immolavit... hostias pacificas populi
-22 Sicque completis hostiis pro peccato, et holocaustis, et pacificis, descendit
17- 5 Et immolent eas hostias pacificas Domino
19- 5 Si immolaveritis hostiam pacificorum Dom.
22-21 Homo qui obtulerit victimam pacificorum
23-19 Facietis et hircum pro peccato, duosque agnos anniculos hostias pacificorum
Num. 6-14 Et arietem immaculatum, hostiam pacificam
-17 Arietem vero immolabit hostiam pacificam
-18 Qui est suppositus sacrificio pacificorum
7-17 In sacrificio pacificorum boves duos, arietes
-23 In sacrificio pacificorum boves duos, arietes
-29 In sacrificio pacificorum boves duos, arietes

Et in hostias pacificorum boves duos, arietes quinque...
-35 Hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddaï
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duel
-53 Hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur
-65 Hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis
-71 Hæc fuit oblatio Ahiezer filii Ammisadaï
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran
-83 Hæc fuit oblatio Ahira filii Enan

-88 In hostias pacificorum boves viginti quatuor
10-10 Canetis tubis super holocaustis et pacificis victimis
15- 8 Ut impleas votum vel pacificas victimas
29-39 In sacrificio, in libamine, et in hostiis pacificis
Deut. 2-26 Misi ergo nuntios... ad Sehon regem Hesebon verbis pacificis, dicens
27- 7 Et immolabis hostias pacificas, comedesq.
Josue. 8-31 Immolavitque pacificas victimas
22-23 Et pacificas victimas super eo imponeremus
-27 Et juris nostri sit offerre... pacificas hostias
Judic. 18-15 Salutaveruntque eum verbis pacificis
20-26 Et obtulerunt ei... pacificas victimas
21- 4 Obtuleruntque ibi... pacificas victimas
1 Reg. 10- 8 Ut offeras oblationem, et immoles victimas pacificas
11-15 Et immolaverunt ibi victimas pacificas
13- 9 Afferte mihi holocaustum et pacifica
16- 4 Dixeruntq. : Pacificus-ne est ingressus tuus?
- 5 Et ait : Pacificus : ad immolandum Domino
2 Reg. 6-17 Et obtulit David holocausta et pacifica coram Domino
-18 Cumque complesset offerens holocausta et pacifica
24-25 Et obtulit holocausta et pacifica
3 Reg. 2-13 Quæ dixit ei: Pacificus-ne est ingressus tuus? Qui respondit : Pacificus
3-15 Et fecit victimas pacificas et grande conviv.
8-63 Mactavitque Salomon hostias pacificas
-64 Fecit quippe... et adipem pacificorum
Et capere non poterat.. adipem pacificorum
9-25 Offerebat.. pacificas victimas super altare
4 Reg. 16-13 Fudit sanguinem pacificorum, quæ obtulerat
1 Par. 16- 1 Obtulerunt holocausta et pacifica coram Deo
- 2 Cumque complesset David offerens holocausta et pacifica
21-26 Obtulitque holocausta et pacifica
22- 9 Et ob hanc causam Pacificus vocabitur
2 Par. 7- 7 Obtulerat enim ibi holocausta et adipes pacificorum
29-35 Adipes pacificorum, et libamina holocaust.
30-22 Immolantes victimas pacificorum
31- 2 Ad holocausta et pacifica, ut ministrarent
33-16 Immolavit super illud victimas et pacifica
35-13 Pacificas vero hostias coxerunt in lebetibus
Judith. 3- 6 Veni nobis pacificus dom., et utere servitio
Job. 5-23 Et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi
Psal. 36-37 Quoniam sunt reliquiæ homini pacifico
119- 7 Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus
Prov. 3-17 Et omnes semitæ illius pacificæ
Cant. 8-11 Vinea fuit Pacifico in ea, quæ habet populos
-12 Mille tui Pacifici, et ducenti his qui custod.
Eccli. 4- 8 Et responde illi pacifica in mansuetudine
6- 6 Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi
Jerem. 20-10 Qui erant pacifici mei, et custodientes latus meum
38-22 Prævaluerunt adversum te viri pacifici tui
Ezech. 45-15 Et in holocaustum, et in pacifica
-17 Et holocaustum, et pacifica, ad expiandum

Ezech. 46- 2 Et facient sacerdotes... pacifica ejus
-12 Cum a. fecerit.. pacifica voluntaria Domino
Et faciet holocaustum suum et pacifica sua
1 Mac. 1-31 Et locutus est ad eos verba pacifica in dolo
5-47 Et misit ad eos Judas verbis pacificis
7-10 Et locuti sunt ad Judam, et ad fratres ejus, verbis pacificis in dolo
-15 Et locutus est cum eis verba pacifica
-27 Misit ad Judam... verbis pacificis cum dolo
10- 3 Et misit Demetrius epistolam ad Jonathan verbis pacificis, ut magnificaret eum
11- 2 Et exiit in Syriam verbis pacificis, et aperiebant
Matth. 5- 9 Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur
Jacob. 3-17 Quæ autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica

PACTIONES.

2 Mac. 12- 1 His factis pactionibus, Lysias pergebat

PACTUM.

Gen. 9- 9 Ecce ego statuam pactum meum vobiscum
-11 Statuam pactum meum vobiscum
17- 4 Ei Deus : Ego sum, et pactum meum tecum
- 7 Et statuam pactum meum inter me et te
- 9 Et tu ergo custodies pactum meum
-10 Hoc est pactum meum quod observabitis
-13 Eritque pactum meum in carne vestra in fœdus æternum
-14 Quia pactum meum irritum fecit
-19 Et constituam pactum meum illi in fœdus
-21 Pactum vero meum statuam ad Isaac
Exod. 6- 5 Oppresserunt eos : et recordatus sum pacti
19- 5 Si ergo... et custodieritis pactum meum
31-16 Pactum est sempiternum (-17) inter me et filios Israël
34-10 Ego inibo pactum videntibus cunctis
-15 Ne ineas pactum cum hominibus illarum regionum
Levit. 26- 9 Et firmabo pactum meum vobiscum
-15 Et ad irritum perducatis pactum meum
-44 Et irritum facerem pactum meum cum eis
Num. 18-19 Pactum salis est sempiternum coram Dom.
25-13 Et erit tam ipsi quam semini ejus pactum sacerdotii sempiternum
Deut. 4-13 Ostendit vobis pactum suum, quod præcepit
-23 Cave nequando obliviscaris pacti Domini
-31 Neque obliviscetur pacti, in quo juravit patribus tuis
5- 3 Non cum patribus nostris iniit pactum
7- 9 Ipse est Deus fortis et fidelis, custodiens pactum et misericordiam diligentibus se
-12 Custodiet et Dominus Deus tuus pactum tibi
8- [illegible] Ut impleret pactum suum, super quo juravit
9- [illegible] Tabulas pacti quod pepigit vobiscum Dom.
17- [illegible] Et transgrediantur pactum illius
29- [illegible] Custodite ergo verba pacti hujus, et implete
-25 Quia dereliquerunt pactum Domini
31-20 Et irritum facient pactum meum
33- 9 Et pactum tuum servaverunt
Josue. 7-11 Israël, et prævaricatus est pactum meum
-15 Quoniam prævaricatus est pactum Domini
23-16 Eo quod præterieritis pactum Domini Dei
Judic. 2- 1 Ut non facerem irritum pactum meum
-20 Quia irritum fecit gens ista pactum meum
2 Reg. 23- 5 Ut pactum æternum iniret mecum
3 Reg. 8-23 Qui custodis pactum et misericordiam servis
11-11 Et non custodisti pactum meum et præcepta
19-10 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël
-14 Quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël
4 Reg. 13-23 Et reversus est ad eos propter pactum suum
17-15 Abjecerunt... pactum, quod pepigit
-35 Et percusserat cum eis pactum, et mandav.
-38 Et pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci
18-12 Sed prætergressi sunt pactum ejus
23- 3 Acquievitque populus pacto
1 Par. 16-15 Recordamini in sempiternum pacti ejus
-17 Constituit illud... Israël in pactum sempiter.
-11 Et posui in ea arcam, in qua est pactum Do.
-14 Qui custodis pactum et misericordiam cum servis tuis

2 Par. 13- 5 In sempiternum, ipsi et filiis ejus in pactum salis
21- 7 Propter pactum quod inierat cum eo
23- 3 Iniit ergo o. multitudo pactum in domo Dei
34-32 Juxta pactum Domini Dei patrum suorum
2 Esdr. 1- 5 Qui custodis pactum et misericord. cum his
9-32 Custodiens pactum et misericordiam
Job. 5-23 Sed cum lapidibus regionum pactum tuum
40-23 Numquid feriet tecum pactum, et accipies
Psal. 77-57 Averterunt se: et non servaverunt pactum
Prov. 2-18 Et pacti Dei sui oblita est: inclinata est enim
Isai. 28-15 Cum morte, et cum inferno fecimus pactum
-18 Et pactum vestrum cum inferno non stabit
33- 8 Irritum factum est pactum, projecit civitates
55- 3 Et feriam vobiscum pactum sempiternum
Jerem. 11- 2 Audite verba pacti hujus, et loquimini
- 3 Vir, qui non audierit verba pacti hujus
- 6 Audite verba pacti hujus, et facite illa
- 8 Et induxi super eos omnia verba pacti hujus
-10 Pactum meum, quod pepigi cum patribus
22- 9 Eo quod dereliquerint pactum Domini Dei
31-32 Non secundum pactum, quod pepigi cum patribus eorum
Pactum quod irritum fecerunt
-33 Sed hoc erit pactum, quod feriam cum domo
32-40 Et feriam eis pactum sempiternum
33-20 Si irritum potest fieri pactum meum cum die, et pactum meum cum nocte, ut non sit dies et nox
-21 Et pactum meum irritum esse poterit cum David
-25 Si pactum meum inter diem et noctem
34-10 Qui inierant pactum, ut dimitteret unusq.
-15 Et inistis pactum in conspectu meo, in domo
Ezech. 2- 3 Ipsi et patres eorum prævaricati sunt pactum meum
16- 8 Juravi tibi, et ingressus sum pactum tecum
-59 Juramentum, ut irritum faceres pactum
-60 Et recordabor ego pacti mei tecum in diebus
Et suscitabo tibi pactum sempiternum
-61 Et dabo eas tibi in filias, sed non ex pacto tuo
-62 Et suscitabo ego pactum meum tecum
17-14 Sed custodiat pactum ejus, et servet illud
-15 Et qui dissolvit pactum, numquid effugiet?
-16 Et solvit pactum, quod habebat cum eo
34-25 Et faciam cum eis pactum pacis
37-26 Fœdus pacis, pactum sempiternum erit eis
44- 7 Dissolvitis pactum meum in om. sceleribus
Dan. 9- 4 Custodiens pactum et miseric. diligentibus te
-27 Confirmabit autem pactum multis hebdomada una
Osee. 6- 7 Ipsi a. sicut Adam transgressi sunt pactum
Malac. 2- 4 Ut esset pactum meum cum Levi
- 5 Pactum meum fuit cum eo vitæ et pacis
- 8 Irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus
-10 Violans pactum patrum nostrorum
1 Mac. 10-26 Quoniam servastis ad nos pactum, et mansistis
11- 9 Dicens: Veni, componamus inter nos pactum

PÆDAGOGUS.

1 Cor. 4-15 Nam si decem millia pædagogorum habeatis
Galat. 3-24 Itaque lex pædagogus noster fuit in Christo
-25 Venit fides, jam non sumus sub pædagogo

PAGELLÆ.

Jerem. 36-23 Cumque legisset Judi tres pagellas vel quat.

PAGO *sive* PANGO.

Gen. 9-16 Recordabor fœderis sempiterni quod pactum est
14-13 Hi enim pepigerant fœdus cum Abram
15-18 In illo die pepigit Dom. fœdus cum Abram
Exod. 2-24 Ac recordatus est fœderis, quod pepigit
6- 4 Pepigique fœdus cum eis, ut darem eis terr.
24- 8 Hic est sanguis fœderis, quod pepigit Dom.
34-27 Quibus et tecum et cum Israel pepigi fœdus
Levit. 26-42 Et recordabor fœderis mei, quod pepigi
Deut. 4-23 Cave nequando obliviscaris pacti Domini Dei tui, quod pepigit tecum
5- 2 Deus nost. pepigit nobiscum fœdus in Horeb
9- 9 Tabulas pacti, quod pepigit vobiscum Do.
29- 1 Præter illud fœdus, quod cum eis pepigit in Horeb
-25 Pactum Domini, quod pepigit cum patribus
31-16 Et irritum faciet fœdus, quod pepigi cum eo
Josue. 23-16 Eo quod prætericritis pactum Domini Dei vestri, quod pepigit vobiscum
Judic. 2-20 Quod pepigeram cum patribus eorum
9-46 Ingressi sunt fanum Dei sui Berith, ubi fœdus cum eo pepigerant
1 Reg. 20-16 Pepigit ergo Jonathas fœdus cum domo Dav.
3 Reg. 8- 9 Quando pepigit Dom. fœdus cum filiis Isra.
20-34 Pepigit ergo fœdus, et dimisit eum
4 Reg. 11- 4 Pepigitque cum eis fœdus; et adjurans eos
4 Reg. 11-17 Pepigit ergo Joïada fœdus inter Dominum, et inter regem, et inter populum
17-15 Et pactum, quod pepigit cum patribus eor.
1 Par. 16-16 Quem pepigit cum Abraham
2 Par. 6-11 Pactum Dom., quod pepigit cum filiis Israël
23-16 Pepigit autem Joaïda fœdus inter se, universumque populum, et regem
Job. 31- 1 Pepigi fœdus cum oculis meis
Isai. 57- 8 Dilatasti cubile tuum, et pepigisti cum eis fœdus
Jerem. 11-10 Pactum meum, quod pepigi cum patribus
31-32 Pactum, quod pepigi cum patribus eorum
Aggæi. 2- 6 Verbum, quod pepigi vobiscum cum egrederemini de terra Ægypti
1 Mac. 15-27 Sed rupit omnia, quæ pactus est cum eo antea
Luc. 22- 5 Gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare

PAGUS.

1 Reg. 27- 8 Hi e. pagi habitabantur in terra antiquitus
2 Esdr. 3-15 Sellum fil. Cholhoza, princeps pagi Maspha

PALÆSTINI, Æ.

Palæstina est ea regio Syriæ quæ ab Hebræis dicitur Philisthiim, ad mare Mediterraneum pertingens, sita ad Occidentem Judææ. Populos autem Palæstinæ interpretes nonnunquam Philisthæos, nonnunquam ἀλλοφύλους, id est, alienigenos, vocant. Aliquoties Palæsthini.

Gen. 21-33 Reversique sunt in terram Palæstinorum
-34 Et fuit colonus terræ Palæstinorum
26- 1 Abiit Isaac ad Abimelech reg. Palæstinorum
- 8 Prospiciens Abimelech rex Palæstinorum
-14 Ob hoc invidentes ei Palæstini
Exod. 23-31 A mari Rubro usque ad mare Palæstinorum
1 Par. 10- 1 Fugeruntque viri Israël Palæsthinos
Jerem. 47- 1 Quod factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam contra Palæsthinos
- 4 Depopulatus est enim Dominus Palæsthinos
Ezech. 16-27 Et dabo te in animas odientium te filiarum Palæstinarum
-57 Opprobrium filiarum Syriæ, et cunctarum in circuitu tuo filiarum Palæstinarum
25-15 Pro eo quod fecerunt Palæstini vindictam
-16 Extendam manum meam super Palæstinos
Joel. 3- 4 Verum quid mihi et vobis Tyrus et Sidon, et omnis terminus Palæstinorum
Amos. 6- 2 Et descendite in Geth Palæstinorum
9- 7 Numquid non..ascendere feci..et Palæstinos de Cappadocia, et Syros de Cyrene?

PALÆSTRA.

2 Mac. 4-14 Festinarent participes fieri palæstræ

PALAM.

Exod. 2-14 Quomodo palam factum est verbum istud?
Num. 12- 8 Palam, et non per ænigmata... Dom. videt
Deut. 13- 3 Ut palam fiat utrum diligatis eum an non
4 Reg. 15-10 Percussitque eum palam, et interfecit
Sap. 14-17 Quos in palam homines honorare non poter.
Eccli. 38-38 Neque palam facient disciplinam et judicium
39-11 Ipse palam faciet disciplinam doctrinæ suæ
51-18 Quæsivi sapientiam palam in oratione mea
Marc. 4-22 Nec factum est occultum, sed ut in palam veniat
8-32 Et palam verbum loquebatur
Luc. 8-17 Quod non cognoscatur, et in palam veniat
Joan. 7- 4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit ipse in palam esse
-13 Nemo tamen palam loquebatur de illo
-26 Et ecce palam loquitur, et nihil ei dicunt
10-24 Si tu es Christus, dic nobis palam
11-54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat
16-25 Sed palam de Patre annuntiabo vobis
-29 Dicunt ei Discipuli ejus: Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis
18-20 Respondit ei Jesus: Ego palam locutus sum
Rom. 10-20 Palam apparui iis, qui me non interrogabant
Colos. 2-15 Palam triumphans illos in semetipso
Apoc. 1- 1 Quam dedit illi Deus palam facere servis

PALANS.

Judic. 9-44 Duæ autem turmæ palantes per campum adversarios persequebantur
20-45 In illa quoque fuga palantes, et in diversa

PALATHÆ.

2 Reg. 16- 1 Cum duobus asinis, qui onerati erant... et centum massis palatharum et utre vini
- 2 Panes et palathæ, ad vescendum pueris tuis
1 Par. 12-40 Afferebant... farinam, palathas, uvam pass.
Judith. 10- 5 Et vas olei, et polentam, et palathas, et panes

PALATIUM.

3 Reg. 16-18 Ingressus est palatium, et succendit se
21- 1 Juxta palatium Achab regis Samariæ
4 Reg. 7-11 Et nuntiaverunt in palatio regis intrinsecus
11-16 Impegerunt eam per viam introitus Equorum, juxta palatium, et interfecta est ibi
19 Et venerunt per viam portæ Scutariorum in palatium
12-18 Argentum quod inveniri potuit in thesauris templi Domini, et in palatio regis
15- 5 Joathan vero filius regis gubernabat palatium
20-18 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis
2 Par. 2- 1 Decrevit a. Salomon ædificare..palatium sibi
-12 Ut ædificaret domum Dom. et palatium sibi
12-10 Qui custodiebant vestibulum palatii
1 Esdr. 4-14 Memores salis quod in palatio comedimus
Esth. 1- 9 Regina fecit convivium fœminar., in palatio
2-21 Et in primo palatii limine præsidebant
3- 2 Servi reg., qui in foribus palatii versabantur
- 3 Pueri regis, qui ad fores palatii præsidebant
4- 2 Et hoc ejulatu usq. ad fores palatii gradiens
- 6 In platea civitatis, ante ostium palatii
5- 1 In consistorio palatii contra ostium domus
- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem ante fores palatii
6-10 Mardochæo Jud. qui sedet ante fores palatii
-12 Reversq. est Mardochæus ad januam palatii
8-15 De palatio, et de conspectu regis egrediens
9- 4 Quem principem esse palatii... cognoverant
12- 1 Eunuchis regis, qui janitores erant palatii
- 5 Præcepitque ei rex, ut in aula palatii moraretur
Isai. 39- 7 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis
Dan. 1- 4 Et qui possent stare in palatio regis
4- 1 Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo mea, et florens in palatio meo

PALATUM.

Thren. 4- 4 Adhæsit lingua lactentis ad palatum ejus
Ezech. 3-26 Linguam tuam adhærere faciam palato tuo

PALEA.

Gen. 24-25 Palearum q. et fœni plurimum est apud nos
-32 Destravit camelos, deditq. paleas et fœnum
Exod. 5- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo
-10 Sic dicit Pharao: Non do vobis paleas
-12 Per omnem terram Ægypti ad colligendas paleas
-13 Ut prius facere solebatis, quando dabantur vobis paleæ
-16 Paleæ non dantur nobis, et lateres similiter imperantur
-18 Paleæ non dabuntur vobis
Judic. 19-19 Habentes paleas et fœnum in asinorum pabulum
3 Reg. 4-28 Hordeum quoque et paleas equorum... deferebant
Job. 21-18 Erunt sicut paleæ ante faciem venti
41-18 Reputabit enim quasi paleas ferrum
Isai. 11- 7 Et leo quasi bos comedet paleas
25-10 Sicuti teruntur paleæ in plaustro
65-25 Pascentur simul: leo et bos comedent paleas
Jerem. 23-28 Quid paleis ad triticum? dicit Dominus
Ezech. 13-10 Illi autem liniebant eum luto absque paleis
Matth. 3-12 Paleas autem comburet igni inextinguibili
Luc. 3-17 Paleas autem comburet igni inextinguibili

PALIURUS.

Isai. 34-13 Et urticæ, et paliurus in munitionibus ejus
Mich. 7- 4 Qui optimus in eis est, quasi paliurus

PALLIDUS.

Apoc. 6- 8 Ecce equus pallidus: et qui sedebat sup. eum

PALLIOLA.

Isai. 3-22 Et mutatoria, et palliola, et linteamina

PALLIUM.

Gen. 9-23 Pallium imposuerunt humeris suis
24-65 At illa tollens cito pallium, operuit se
39-12 Qui relicto in manu ejus pallio fugit
-15 Reliquit pallium quod tenebam et fugit foras
-16 Retentum pallium ostendit marito revert.
-18 Reliquit pallium quod tenebam et fugit foras
49-11 Lavabit... in sanguine uvæ pallium suum
Exod. 12-34 Et ligans in palliis, posuit super humeros
36-18 Ut unum pallium ex omnibus sagis fieret
Num. 4- 6 Extendentque desuper pallium totum hyacinthinum
- 7 Mensam quoque propositionis involvent hyacinthino pallio
- 8 Extendentque desuper pallium coccineum
- 9 Sument et pallium hyacinthinum, quo operient
-12 Omnia vasa... involvent hyacinthino pallio
15-38 Ut faciant sibi fimbrias per angulos palliorum

Deut. 22-12 Facies per quatuor angulos pallii tui
Josue. 7-21 Vidi enim inter spolia pallium coccineum
-24 Tollens itaque Josue Achan... et pallium
Judic. 4-18 Qui ingressus tabernaculum ejus, et opertus ab ea pallio
8-25 Expandentesque super terram pallium
Ruth. 3- 4 Discooperies pallium quo operitur
- 7 Discooperto pallio a pedibus ej., se projecit
- 9 Expande pallium tuum super famulam t.
-15 Expande, inquit, pallium tuum quo operiris
1 Reg. 15-27 Ille a. apprehendit summitatem pallii ejus
21- 9 Gladius Goliath... est involutus pallio post ephod
28-14 Vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio
3 Reg. 11-29 Ahias Silonites... opertus pallio novo
-30 Apprehendensq. Ahias pallium suum nov.
19-13 Quod cum audisset Elias, operuit vultum suum pallio
4 Reg. 2- 8 Tulitq. Elias pallium suum, et involvit illud
-13 Et levavit pallium Eliæ, quod ceciderat ei
-14 Et pallio Eliæ, quod ceciderat ei, percussit aquas
4-39 Implevit pallium s., et reversus concidit
9-13 Unusquisq. tollens pallium suum posuerunt
1 Esdr. 9- 3 Scidi pallium meum et tunicam, et evelli
- 5 Scisso pallio et tunica, curvavi genua mea
Esth. 8-15 Et amictus serico pallio atque purpureo
Prov. 25-20 Et amittit pallium in die frigoris
Cant. 5- 7 Tulerunt pallium meum mihi custodes murorum
Isai. 28-20 Pallium breve utrumq. operire non potest
59-17 Et opertus est quasi pallio zeli
61- 3 Pallium laudis pro spiritu mœroris
Jerem. 43-12 Sicut amicitur pastor pallio suo
Ezech. 5- 3 Et ligabis eos in summitate pallii tui
Mich. 2- 8 Desuper tunica pallium sustulistis
Zach. 13- 4 Nec operientur pallio saccino, ut mentiantur
Matth. 5-40 Et ei, qui vult... tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium

PALLOR.

Levit. 14-37 Et cum viderit in parietibus illius quasi valliculas pallore sive rubore deformes
Judith. 6- 5 Et pallor, qui faciem tuam obtinet, abscedat
Esth. 15-10 Corruit, et in pallorem colore mutato
Psal. 67-14 Et posteriora dorsi ejus in pallore auri

PALMA, *arbor.*

Civitas Palmarum est Jericho, et ita vocabatur quod palmetis abundaret et balsami viridariis. Palma quæ dicta est Palma Debboræ, quod sub ea sederet prophetissa judicans populum Israel, sita erat inter Rama et Bethel, in montibus Ephraim, in finibus duarum tribuum, Ephraim scilicet et Benjamin.

Exod. 15-27 Ubi erant... et septuaginta palmæ
Levit. 23-40 Sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrimæ, spatulasque palmarum
Num. 33- 9 Venerunt in Elim, ubi erant duodecim fontes aquarum, et palmæ septuaginta
Deut. 25- 1 Quem justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt
34- 3 Australem partem, et latitudinem campi Jericho civitatis palmarum usque Segor
Judic. 1-16 Cognati Moysi, ascenderunt de civitate palmarum
3-13 Percussit Israël, atque possedit urbem palmarum
4- 5 Et sedebat sub palma, quæ nomine illius vocabatur
3 Reg. 6-29 Fecit in eis cherubim, et palmas, et picturas
-32 Et sculpsit in eis... et palmarum species
Et operuit tam cherubim quam palmas
-35 Sculpsit cherubim, et palmas, et cælaturas
7-36 In angulis, cherubim, et leones, et palmas
2 Par. 3- 5 Sculpsitque in ea palmas, et quasi catenulas
28-15 Et adduxerunt Jericho civitatem Palmarum
2 Esdr. 8-15 Et afferte... frondes myrti et ramos palmarum
Job. 29-18 Moriar, et sicut palma multiplicabo dies
Psal. 91-13 Justus ut palma florebit; sicut cedrus
Cant. 5-11 Comæ ejus sicut elatæ palmarum, nigræ
7- 7 Statura tua assimilata est palmæ
- 8 Ascendam in palmam, et apprehendam fructus
Eccli. 24-18 Quasi palma exaltata sum in Cades
50-14 Sic circa illum steterunt quasi rami palmæ
Jerem. 10- 5 In similitudinem palmæ fabricata sunt
Ezech. 40-16 Intrinsecus, et ante frontes pictura palmarum
-26 Et cælatæ palmæ erant, una hinc, et altera inde, in fronte ejus
-31 Ad atrium exterius, et palmas ejus in fronte
-34 Et palmæ cælatæ in fronte ejus hinc et inde
Ezech. 40-37 Et cælatura palmarum in fronte ejus hinc et inde
41-18 Et fabrefacta cherubim et palmæ
Et palma inter cherub et cherub
-19 Faciem hominis juxta palmam ex hac parte
Et faciem leonis juxta palmam ex alia parte
-20 Et palmæ cælatæ erant in pariete templi
-25 Sculpturæ palmarum, sicut in parietibus
-26 Et similitudo palmarum hinc atque inde
Joel. 1-12 Malogranatum, et palma, et malum.. aruerunt
1 Mac. 13-51 Cum laude, et ramis palmarum, et cinyris
2 Mac. 10- 7 Et ramos virides, et palmas præferebant ei
14- 4 Offerens ei coronam auream, et palmam
Joan. 12-13 Acceperunt ramos palmarum, et processer.
Apoc. 7- 9 Amicti stolis albis, et palmæ in manibus eor.

PALMA, *manus.*

Exod. 9-29 Extendam palmas meas ad Dominum
Judic. 3-16 Habentem in medio capulum longitudinis palmæ manus
8- 6 Forsitan palmæ manuum Zebee et Salmana in manu tua sunt
1 Reg. 5- 4 Et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant
2 Par. 6-13 Flexis genibus... et palmis in cœlum levatis
Prov. 31-20 Et palmas suas extendit ad pauperem
Thren. 2-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum, parvulos ad mensuram palmæ?
Matth. 26-67 Alii autem palmas in faciem ejus dederunt

PALMES.

Num. 13-24 Absciderunt palmitem cum uva sua
Psal. 79-12 Extendit palmites suos usque ad mare
Ezech. 17- 6 Et fructificavit in palmites, et emisit propag.
- 7 Palmites suos extendit ad illam, ut irrigaret
- 9 Et siccabit omnes palmites germinis ejus
19-11 Et vidit altitudinem suam in multitudine palmitum suorum
Joan. 15- 2 Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum
- 4 Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso
- 5 Ego sum vitis, vos palmites: qui manet
- 6 Mittetur foras sicut palmes, et arescet

PALMUS.

Exod. 28-16 Mensuram palmi habebit, tam in longitudine
39- 9 Quadrangulum, duplex, mensuræ palmi
1 Reg. 17- 4 Goliath, de Geth, altitudinis sex cubitorum et palmi
2 Par. 4- 5 Vastitas ejus habebat mensuram palmi
Isai. 40-12 Quis... cœlos palmo ponderavit?
Ezech. 40- 5 Calamus mensuræ sex cubitorum, et palmo
-43 Labia earum palmi unius, reflexa intrinsecus
43-13 Qui habebat cubitum et palmum
Et in circuitu (*ejus erat*) palmus unus

PALMYRA.

Nomen est civitatis celeberrimæ quam ædificavit Salomon, et quam ponit Josephus in deserto quod est super Syriam, et ait bidui itinere a superiori Syria distare, ab Euphrate vero unius diei. Addit eam urbem ibi a Salomone extructam, quod mediterranea per desertum a petentibus, ibi demum fontes ac putei reperirentur. De hac eadem Palmyra vide Plin., lib. 5, c. 25. A copia palmarum nomen obtinuit, et erat sita juxta terram sanctam. Postea vero ab Adriano principe Adrianopolis dicta fuit.

3 Reg. 9-18 Et Baalath, et Palmyram in terra solitudinis
2 Par. 8- 4 Et ædificavit Palmyram in deserto

PALPATIO.

Isai. 32-14 Tenebræ et palpatio factæ sunt super speluncas

PALPEBRÆ.

Job. 16-17 Et palpebræ meæ caligaverunt
41- 9 Et oculi ejus, ut palpebræ diluculi
Psal. 10- 5 Palpebræ ejus interrogant filios hominum
131- 4 Si dedero... palpebris meis dormitationem
Prov. 4-25 Et palpebræ tuæ præcedant gressus tuos
6- 4 Nec dormitent palpebræ tuæ
30-13 Et palpebræ ejus in alta surrectæ
Eccli. 26-12 Et in palpebris illius agnoscetur
Jerem. 9-18 Et palpebræ nostræ defluant aquis

PALPITO.

2 Reg. 18-14 Cumque adhuc palpitaret hærens in quercu
Tobiæ. 6- 4 Et palpitare cœpit ante pedes ejus

PALPO.

Gen. 27-22 Accessit ille ad patrem, et palpato eo dixit
Exod. 10-21 Tenebræ... tam densæ ut palpari queant
Deut. 28-29 Et palpes in meridie sicut palpare solet cæcus in tenebris
Job. 5-14 Quasi in nocte sic palpabunt in meridie
12-25 Palpabunt quasi in tenebris, et non in luc.
Psal. 113- 7 Manus habent: et non palpabunt
Eccli. 30- 1 Et non palpet proximorum ostia
Isai. 59-10 Palpavimus sicut cæci parietem
Luc. 24-39 Palpate, et videte: quia spiritus carnem et ossa non habet

PALUS, PALI.

Eccli. 14-25 In parietibus illius figens palum
22-21 Sicut pali in excelsis, et cæmenta
26-15 Et contra omnem palum sedebit
27- 2 Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur

PALUS, PALUDIS.

Gen. 41-18 Quæ in pastu paludis virecta carpebant
Exod. 7-19 Extende manum tuam super... rivos ac paludes
8- 5 Extende manum tuam super... rivos et paludes
Isai. 14-23 Ponam eam... et in paludes aquarum
Jerem. 51-32 Et paludes incensæ sunt igni
Dan. 8- 3 Ecce aries unus stabat ante paludem
1 Mac. 9-45 Et ripæ, et paludes, et saltus

PALUSTRIA.

Gen. 41- 2 Et pascebantur in locis palustribus
Ezech. 47-11 In palustribus non sanabuntur

PAMPHYLIA.

Provincia Asiæ ab Ortu Ciliciam habens, ab Occasu Lyciam et Asiæ Minoris partem, a Septentrione Galatiam et Cappadociam, a Meridie Mediterraneum mare, quod illic Pamphylium mare nomen habet. Tota Tauri expatiantis jugis septa. In hac sita est urbs Perge, cujus meminit sanctus Lucas in Actibus Apostolorum. Ad hanc provinciam Romani litteras dedere in Judæorum gratiam. Nunc regio hæc Asiæ Minoris simul cum Cilicia dicitur Caramania.

1 Mac. 15-23 Et in Samum, et in Pamphyliam, et in Lyciam
Act. 2-10 Phrygiam, et Pamphyliam, Ægyptum
13-13 Venerunt Pergen Pamphyliæ
14-23 Transeuntesque Pisidiam, venerunt in Pamphyliam
15-38 Ut qui discessisset ab eis de Pamphylia
27- 5 Et pelagus Ciliciæ et Pamphyliæ navigantes

PANDO.

Jerem. 1-14 Ab Aquilone pandetur malum super omnes
Mich. 2-13 Ascendet enim pandens iter ante eos
Nahum. 3-13 Inimicis tuis adapertione pandentur portæ

PANIFICÆ.

1 Reg. 8-13 Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias, et focarias, et panificas

PANIS.

Gen. 3-19 In sudore vultus tui vesceris pane
14-18 Rex Salem, proferens panem et vinum
18- 5 Ponamque buccellam panis, et confortate cor vestrum
- 6 Commisce, et fac subcinericios panes
21-14 Et tollens panem et utrem aquæ, imposuit
24-33 Et appositus est in conspectu ejus panis
25-34 Et sic accepto pane et lentis edulio, comedit
27-17 Pulmentum, et panes, quos coxerat, tradidit
28-20 Et dederit mihi panem ad vescendum
31-54 Vocavit fratres suos ut ederent panem
37-25 Et sedentes ut comederent panem, viderunt
39- 6 Nec quidquam aliud noverat, nisi panem quo vescebatur
41-54 In cuncta autem terra Ægypti panis erat
43-25 Audierant enim quod ibi comesturi essent panem
-31 Egressus, continuit se, et ait: Ponite panes
45-23 Triticum in itinere panesque portantes
47-13 In toto enim orbe panis deerat
-15 Dicens: Da nobis panes: quare morimur
49-20 Aser, pinguis panis ejus, et præbebit delicias
Exod. 2-20 Vocate eum ut comedat panem
12- 8 Et edent... azymos panes cum lactucis agrestibus
-39 Et fecerunt subcinericios panes azymos
13- 3 Ut non comedatis fermentatum panem
16- 3 Et comedebamus panem in saturitate
- 4 Ecce, ego pluam vobis panes de cœlo
- 8 Dabit vobis Dominus vespere carnes edere, et mane panes in saturitate
-12 Et mane saturabimini panibus

Exod. 16-15 Iste est panis, quem Dominus dedit vobis
-32 Ut noverint panem, quo alui vos in solitud.
18-12 Ut comederent panem cum eo coram Deo
23-25 Ut benedicam panibus tuis et aquis
25-30 Et pones super mensam panes propositionis
29- 2 Panesque azymos, et crustulam absque fermento
-23 Tortamque panis unius, crustulam conspersam
-32 Panes q., qui sunt in canistro... comedent
-34 Quod si remanserit de carnibus consecratis, sive de panibus usque mane
34-28 Panem non comedit, et aquam non bibit
35-13 Mensam (*faciat*) cum vectibus, et vasis, et propositionis panibus
39-35 Mensam (*obtulerunt*) cum vasis suis et propositionis panibus
40-21 Ordinatis coram propositionis panibus
Levit. 2- 4 Panes scilicet absque fermento, conspersos oleo
7-12 Offerent panes absque fermento, conspersos
-13 Panes quoque fermentatos (*offerent*), cum hostia
8-26 Tollens autem de canistro... panem absque fermento
-31 Panes quoque consecrationis edite
-32 Quidquid autem reliquum fuerit de carne et panibus
21- 6 Et panes Dei sui offerunt, et ideo sancti sunt
- 8 Et panes propositionis offerunt
-17 Qui habuerit maculam, non offeret panes
-21 Non accedet offerre hostias Domino, nec panes Deo suo
-22 Vescetur tamen panibus qui offeruntur
22-25 De manu alienigenæ non offeretis panes Deo
23-14 Panem et polentam... non comedetis
-17 Panes primitiarum duos de duabus decimis
-18 Offeretisque cum panibus septem agnos
-20 Cumq. elevaverit eos sacerdos cum panibus
24- 5 Et coques ex ea duodecim panes
- 7 Ut sit panis in monimentum oblationis Dom.
26- 5 Et comedetis panem vestrum in saturitate
-26 Postquam confregero baculum panis vestri
Ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes
Num. 4- 7 Panes semper in ea erunt
6-15 Canistrum quoque panum azymorum
8- 2 Respiciant ad mensam panum propositionis
11- 8 Faciens ex eo tortulas saporis quasi panis oleati
14- 9 Quia sicut panem, ita eos possumus devorare
15-19 Et comederitis de panibus regionis illius
21- 5 Deest panis, non sunt aquæ
28- 2 Oblationem meam et panes... offerte per tempora sua
Deut. 8- 3 Quod non in solo pane vivat homo
- 9 Ubi absque ulla penuria comedes panem t.
9- 9 Panem non comedens, et aquam non bibens
-18 Panem non comedens, et aquam non bibens
16- 3 Non comedes in eo panem fermentatum
Comedes absq. fermento afflictionis panem
23- 4 Quia noluerunt vobis occurrere cum pane
29- 6 Panem non comedistis, vinum et siceram non bibistis
Josue. 5-11 Et comederunt.. azymos panes et polentam
9- 5 Panes quoque, quos portabant ob viaticum, duri erant
-12 En panes, quando egressi sumus de domibus
Judic. 6-19 Et coxit... de farinæ modio azymos panes
-20 Tolle carnes et azymos panes, et pone supra
-21 Et tetigit carnes et panes azymos
Et carnes, azymosque panes consumpsit
7-13 Et videbatur mihi quasi subcinericius panis
8- 5 Date, obsecro, panes populo qui mecum est
- 6 Postulas, ut demus exercitui tuo panes
-15 Et idcirco postulas ut demus viris, qui lassi sunt et defecerunt, panes
13-16 Si me cogis, non comedam panes tuos
19- 5 Gusta prius pauxillum panis, et conforta
-19 Habentes... et panem ac vinum in meos et ancillæ tuæ usus, et pueri qui mecum est
Ruth. 2-14 Veni huc, et comede panem, et intinge
1 Reg. 2- 5 Repleti prius, pro panibus se locaverunt
-36 Offerat nummum argenteum et tortam panis
9- 7 Panis defecit in sitarciis nostris
10- 3 Portans tres hœdos, et alius tres tortas panis
4 Cumque te salutaverint, dabunt tibi duos panes
14-24 Maledictus vir, qui com derit panem
Non manducavit universus populus panem
-28 Maledictus vir, qui comederit panem hodie
16-20 Tulit itaque Isai asinum plenum panibus
17-17 Accipe... ephi polentæ et decem panes istos
20-24 Et sedit rex ad comedendum panem
-34 Non comedit in die calendar. secunda panem

1 Reg. 21- 3 Si quid habes ad manum, vel quinque panes
- 4 Ait illi : Non habeo laicos panes ad manum, sed tantum panem sanctum
- 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem
Neque enim erat ibi panis, nisi tantum panes propositionis
A facie Domini, ut ponerentur panes calidi
22-13 Et dedisti ei panes et gladium, et consuluist
25-11 Tollam ergo panes meos et aquas meas
-18 Et tulit ducentos panes et duos utres vini
28-20 Quia non comederat panem tota die illa
-22 Et ponam coram te buccellam panis
30-11 Dederuntque ei panem ut comederet
-12 Non enim comederat panem, neque biberat aquam
2 Reg. 3-29 Tenens fusum, et cadens gladio, et indigens pane
-35 Si ante occasum solis gustavero panem
6-19 Et partitus est... singulis collyridam panis
9- 7 Et tu comedes panem in mensa mea semper
-10 Comedet semper panem super mensam m.
12- 3 De pane illius comedens, et de calice ejus bibens
-20 Petivitque ut ponerent ei panem, et comedit
-21 Mortuo autem puero, surrexisti, et comedisti panem
16- 1 Cum duobus asinis, qui onerati erant ducentis panibus
-2 Panes et palathæ, ad vescendum pueris tuis
3 Reg. 7-48 Super quam ponerentur panes propositionis
13- 8 Non veniam tecum, nec comedam panem
- 9 Non comedes panem, neque bibes aquam
-15 Veni mecum domum, ut comedas panem
-16 Nec comedam panem, neque bibam aquam
-17 Non comedes panem, et non bibes aquam ibi
-18 Ut comedat panem, et bibat aquam
-19 Comedit ergo panem in domo ejus, et bibit
-22 Comedisti panem, et bibisti aquam in loco in quo præcepit tibi ne comederes panem
14- 3 Tolle quoque in manu tua decem panes
17- 6 Corvi quoq. deferebant ei panem et carnes mane, similiter panem et carnes vesperi
-11 Affer mihi, obsecro, et buccellam panis
-12 Vivit Do. Deus tuus, quia non habeo panem
-13 Fac de ipsa farinula subcinericium panem
18- 4 In speluncis, et pavit eos pane et aqua
-13 In speluncis, et paverim eos pane et aqua
19- 6 Et ecce ad caput suum subcinericius panis
21- 4 Avertit faciem suam ad parietem, et non comedit panem
- 5 Et quare non comedis panem ?
- 7 Surge, et comede panem, et æquo animo esto
22-27 Sustentate eum pane tribulationis et aqua
4 Reg. 4- 8 Quæ tenuit eum ut comederet panem
Divertebat ad eam ut comederet panem
-42 Quidam venit de Baalsalisa, deferens viro Dei panes primitiarum, viginti panes hordeaceos
6-22 Sed pone panem et aquam coram eis
18-32 Terram panis et vinearum, terram olivarum
25- 3 Fames in civitate, nec erat panis populo terr.
-29 Comedebat panem semper in conspectu ejus
1 Par. 9-32 Super panes erant propositionis
12-40 Afferebant panes in asinis et camelis
16- 3 Divisit... a viro usque ad mulierem, tortam panis
23-29 Sacerdotes autem super panes propositionis
2 Par. 2- 4 Et ad propositionem panum sempiternam
4-19 Et mensas, et super eas panes propositionis
13-11 Et proponuntur panes in mensa mundissima
18-26 Date ei panis modicum et aquæ pauxillum
1 Esdr. 10- 6 Panem non comedit, et aquam non bibit
2 Esdr. 5-15 Acceperunt ab eis, in pane, et vino, et pecun.
9-15 Panem quoq. de cœlo dedisti eis in fame eor.
-36 Ut comederent panem ejus, et quæ bona
10-33 Ad panes propositionis, et ad sacrificium
13- 2 Eo quod non occurrerint filiis Israel cum pane et aqua
Tobiæ. 2- 5 Manducavit panem cum luctu et tremore
4-17 Panem tuum cum esurientibus... comede
-18 Panem tuum et vinum tuum super sepulturam justi constitue
Judith. 10- 5 Imposuit itaq. abræ suæ... panes et caseum
Job. 15-23 Cum se moverit ad quærendum panem
20-14 Panis ej. in utero illius vertetur in fel aspid.
22- 7 Non dedisti, et esurienti subtraxisti panem
24- 5 Vigilantes ad prædam, præparant panem liberis
27-14 Et nepotes ejus non saturabuntur pane
28- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo
33-20 Abominabilis ei fit in vita sua panis
42-11 Et comederunt cum eo panem in domo ejus
Psal. 13- 4 Qui devorant plebem m. sicut escam panis
36-25 Non vidi justum derelictum, nec semen ejus quærens panem

Psal. 40-10 Qui edebat panes m., magnificavit super me
41- 4 Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte
52- 5 Qui devorant plebem meam ut cibum panis
77-20 Numquid et panem poterit dare, aut parare
-24 Ad manducandum, et panem cœli dedit eis
-25 Panem Angelorum manducavit homo
79- 6 Cibabis nos pane lacrymarum
101- 5 Quia oblitus sum comedere panem meum
-10 Cinerem tanquam panem manducabam
103-14 Ut educas panem de terra
-15 Et panis cor hominis confirmet
104-16 Et omne firmamentum panis contrivit
-40 Et venit coturnix ; et pane cœli saturavit eos
126- 2 Qui manducatis panem doloris
131-15 Benedicam : pauperes ej. saturabo panibus
Prov. 4-17 Comedunt panem impietatis, et vinum iniq.
6-26 Pretium enim scorti vix est unius panis
9- 5 Venite, comedite panem meum, et bibite
-17 Dulciores sunt, et panis absconditus suavior
12- 9 Melior est pauper et sufficiens sibi, quam gloriosus et indigens pane
-11 Qui operatur terram suam, satiabitur panibus
20-13 Aperi oculos tuos, et saturare panibus
-17 Suavis est homini panis mendacii
22- 9 De panibus enim suis dedit pauperi
23- 3 De cibis ejus, in quo est panis mendacii
28-19 Qui operatur terram suam, satiabitur panibus
-21 Iste et pro buccella panis deserit veritatem
31-14 De longe portans panem suum
-27 Et panem otiosa non comedit
Eccle. 9- 7 Vade ergo, et comede in lætitia panem tuum
-11 Nec sapientium panem, nec doctorum divitias
10-19 In risum faciunt panem et vinum
11- 1 Mitte panem tuum super transeuntes aquas
Sap. 16-20 Et paratum panem de cœlo præstitisti illis
Eccli. 10-30 Melior est qui operatur, et abundat omnibus, quam qui gloriatur, et eget pane
12- 6 Et non dederis impio : prohibe panes illi dari
14-10 Oculus malus ad mala : et non satiabitur pane
15- 3 Cibabit illum pane vitæ et intellectus
20-18 Qui e. edunt panem illius, falsæ linguæ sunt
23-24 Homini fornicario omnis panis dulcis
29-28 Initium vitæ hominis, aqua et panis, et vestimentum
31-28 Splendidum in panibus benedicent labia
-29 Nequissimo in pane murmurabit civitas
33-25 Onus asino : panis, et disciplina, et opus servo
34-25 Panis egentium vita pauperum est
-26 Qui aufert in sudore panem, quasi qui occidit
39-31 Et ferrum, sal, lac, et panis similagineus
41-24 De discubitu in panibus et ab obfuscatione
45-26 Panem ipsis in primis paravit in satietatem
Isai. 3- 1 Omne robur panis, et omne robur aquæ
- 7 Non sum medicus, et in domo mea non est panis
4- 1 Dicentes : Panem nostrum comedemus
21-14 Cum panibus occurrite fugienti
28-28 Panis autem comminuetur
30-20 Et dabit vobis Dominus panem arctum
-23 Panis frugum terræ erit uberrimus et pinguis
33-16 Panis ei datus est, aquæ ejus fideles sunt
36-17 Tollam vos ad... terram panum et vinearum
44-15 Et calefactus est : et succendit, et coxit panes
-19 Coxi super carbones ej. panes : coxi carnes
51-14 Ad internecionem, nec deficiet panis ejus
55- 2 Quare appenditis argentum non in panibus
-10 Et dat semen serenti, et panem comedenti
58- 7 Frange esurienti panem tuum
65-25 Et serpenti pulvis panis ejus
Jerem. 5-17 Et comedet segetes tuas et panem tuum
11-19 Dicentes : Mittamus lignum in panem ejus
16- 7 Et non frangent inter eos lugenti panem
37-20 Et daretur ei torta panis quotidie
Donec consumerentur om. panes de civitate
38- 9 Non sunt enim panes ultra in civitate
41- 1 Comederunt ibi panes simul in Masphath
44-17 Et saturati sumus panibus, et bene nobis erat
52-33 Et comedebat panem coram eo semper
Thren. 1-11 Om. populus ejus gemens, et quærens panem
4- 4 Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis
5- 6 Ægypto dedimus manum, et Assyriis, ut saturaremur pane
- 9 In animabus nostris afferebamus panem
Ezech. 4- 9 Et facies tibi panes numero dierum
-13 Sic comedent filii Israel panem s. pollutum
-15 Et facies panem tuum in eo
-16 Ecce ego conteram baculum panis in Jerusalem : et comedent panem in pondere

Ezech. 4-17 Ut deficientibus pane et aqua, corruat unusquisque ad fratrem suum
5-16 Et conteram in vobis baculum panis
12-18 Panem tuum in conturbatione comede
-19 Panem suum in sollicitudine comedent
13-19 Propter pugillum hordei, et fragmen panis
14-13 Et conteram virgam panis ejus
16-19 Et panem meum, quem dedi tibi, similam... posuisti in conspectu eorum
-49 Saturitas panis et abundantia, et otium ips.
18- 7 Panem suum esurienti dederit
-16 Non rapuerit, panem suum esurienti dederit
44- 3 Ut comedat panem coram Domino
- 7 Offertis panes meos, adipem, et sanguinem
48-18 Erunt fruges ejus in panes his qui serviunt
Dan. 10- 3 Panem desiderabilem non comedi
14-26 Et comedentes panem cum eo, conterent
14-32 Et intriverat panes in alveolo
Osee. 2- 5 Vadam post amatores meos, qui dant panes
7- 8 Ephraïm factus est subcinericius panis
9- 4 Sacrificia eorum, quasi panis lugentium
Quia panis eorum animæ ipsorum
Amos. 4- 6 Indigentiam panum in omnibus locis vestris
7-12 Et comede ibi panem, et prophetabis ibi
8-11 Mittam famem in terram : non famem panis
Aggæ. 2-13 Et tetigerit de summitate ejus panem
Malac. 1- 7 Offertis super altare meum panem pollutum
1 *Mac.* 4-51 Et posuerunt super mensam panes
2 *Mac.* 1- 8 Accendimus lucernas, et proposuimus panes
10- 3 Lucernas, et panes propositionis posuerunt
Matth. 4- 3 Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant
- 4 Scriptum est : Non in solo pane vivit homo
6-11 Panem nostr. supersubstantialem da nobis
7- 9 Quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei?
12- 4 Et panes propositionis comedit, quos non licebat ei edere
14-17 Non habemus hic, nisi quinque panes
-19 Acceptis quinque panibus et duobus piscib. Benedixit, et fregit, et dedit Discipulis panes
15- 2 Non enim lavant manus suas cum panem manducant
-26 Non est bonum sumere panem filiorum
-33 Unde ergo nobis in deserto panes tantos
-34 Et ait illis Jesus : Quot habetis panes?
-36 Et accipiens septem panes, et pisces
16- 5 Trans fretum, obliti sunt panes accipere
- 7 Intra se dicentes : Quia panes non accepimus
- 8 Jesus dixit : Quid cogitatis intra vos, modicæ fidei, quia panes non habetis?
- 9 Neque recordamini quinque panum in quinque millia hominum
-10 Neque septem panum in quatuor millia
-11 Non intelligitis quia non de pane dixi vobis
-12 Quia non dixerit cavendum a fermento panum
26-26 Accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit
Marc. 2-26 Et panes propositionis manducavit
3-20 Ita ut non possent neque panem manducare
6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum; non peram, non panem
-37 Euntes emamus ducentis denariis panes
-38 Dicit eis : Quot panes habetis? ite, et videte
-41 Acceptis quinque panibus, et duobus piscib. Intuens in cœlum, benedixit, et fregit panes
-52 Non enim intellexerunt de panibus
7- 2 Cum vidissent quosdam ex Discipulis ejus... manducare panes
- 5 Communibus manibus manducant panem
-27 Non est e. bonum sumere panem filiorum
8- 4 Unde illos quis poterit hic saturare panibus in solitudine?
- 5 Et interrogavit eos : Quot panes habetis?
- 6 Et accipiens septem panes, gratias agens
-14 Et obliti sunt panes sumere : et nisi unum panem non habebant secum in navi
-16 Dicentes : Quia panes non habemus
-17 Quid cogitatis, quia panes non habetis?
-19 Quando quinque panes fregi in quinque millia
-20 Quando et septem panes in quatuor millia
14-22 Et manducantibus illis, accepit Jesus panem
Luc. 4- 3 Si filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat
- 4 Scriptum est : Quia non in solo pane vivit homo
6- 4 Et panes propositionis sumpsit, et manduc.
7-33 Neque manducans panem, neque bibens vinum
9- 3 Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem
-13 Non sunt nobis plus quam quinque panes
-16 Acceptis a. quinq. panibus, et duobus pisc.
11- 3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
- 5 Dic et illi : Amice, commoda mihi tres panes
-11 Quis autem ex vobis patrem petit panem

Luc. 14- 1 Cum intraret Jesus... sabbato manducare panem
-15 Beatus, qui manducabit panem in regno Dei
15-17 In domo patris mei abundant panibus
22-19 Et accepto pane, gratias egit, et fregit
24-30 Accepit panem, et benedixit, ac fregit
-35 Cognoverunt eum in fractione panis
Joan. 6- 5 Unde ememus panes, ut manducent hi?
- 7 Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis
- 9 Est puer unus hic, qui habet quinque panes
-11 Accepit ergo Jesus panes; et cum gratias egisset
-13 Et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum, ex quinq. panibus hordeaceis
-23 Juxta locum ubi manducaverant panem
-26 Sed quia manducastis ex panibus, et saturati estis
-31 Panem de cœlo dedit eis manducare
-32 Non Moyses dedit vobis panem de cœlo
Pater meus dat vobis panem de cœlo verum
-33 Panis enim Dei est, qui de cœlo descendit
-34 Domine, semper da nobis panem hunc
-35 Dixit autem eis Jesus : Ego sum panis vitæ
-41 Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi
-48 Ego sum panis vitæ
-50 Hic est panis de cœlo descendens
-51 Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi
-52 Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet
Et panis, quem ego dabo, caro mea est
-59 Hic est panis, qui de cœlo descendit
Qui manducat hunc panem, vivet in ætern.
13-18 Qui manducat mecum panem, levabit
-26 Ille est cui ego intinctum panem porrexero
Et cum intinxisset panem, dedit Judæ
21- 9 Viderunt prunas positas, et piscem superpositum, et panem
-13 Et venit Jesus, et accipit panem, et dat eis
Act. 2-42 Et communicatione fractionis panis
-46 Et frangentes circa domos panem, sumebant cibum
20- 7 Cum convenissemus ad frangendum panem
-11 Ascendens autem, frangensque panem
27-35 Et cum hæc dixisset, sumens panem, gratias egit
1 *Cor.* 10-16 Et panis, quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est?
-17 Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus
11-23 Jesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem
-26 Quotiescumq. e. manducabitis panem hunc
-27 Itaq. quicumque manducaverit panem hunc
-28 Et sic de pane illo edat, et de calice bibat
2 *Cor.* 9-10 Et panem ad manducandum præstabit
2 *Thes.* 3- 8 Neq. gratis panem manducavimus ab aliquo
-12 Ut cum silentio operantes, suum panem manducent
Hebr. 9- 2 Et propositio panum, quæ dicitur Sancta

PANNUS.

Esth. 14-16 Et detester illud quasi pannum menstruatæ
Job. 38- 9 Illud quasi pannis infantiæ obvolverem
Prov. 23-21 Consumentur, et vestietur pannis dormitatio
Isai. 64- 6 Quasi pannus menstruatæ universæ justitiæ
Jerem. 38-11 Et tulit inde veteres pannos, et antiqua
-12 Pone veteres pannos, et hæc scissa et putrida
Ezech. 16- 4 Nec sale salita, nec involuta pannis
30-21 Ut ligaretur pannis, et fasciaretur linteolis
Matth. 9-16 Nemo a. immittit commissuram panni rudis
Marc. 2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit
Luc. 2- 7 Et pannis eum involvit, et reclinavit eum
-12 Invenietis infantem pannis involutum

PAPHUS.

Urbs in Cypro insula. Cum perambulassent Saulus et Barnabas universam insulam usque Paphum, invenerunt quemdam magum pseudoprophetam, quem cæcum effecit Saulus. Statimque proconsul Sergius Paulus credidit Deo. Hic primum Saulus vocatur Paulus, quod nomen deinceps ei tribuit sanctus Lucas. Unde videtur Saulum, occasione Sergii Pauli proconsulis, et apostolatus sui ad gentes, nomen Hebræum suum in Romanum et Græcum, Paulum, commutavisse, ut facilius et blandius se Romanis et Græcis, quasi re et nomine Romanum, insinuaret.

Act. 13- 6 Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum
-13 Et cum a Papho navigassent Paulus et qui cum eo erant

PAPILIO.

Exod. 33- 8 Et stabat unusquisque in ostio papilionis sui
Num. 16-27 Egressi stabant in introitu papilionum suor.
2 *Reg.* 11-11 Et Israël et Juda habitant in papilionibus

PAPULÆ.

Levit. 14-56 (*Ista est lex*) cicatricis, et erumpentium papularum
22-22 Si cicatricem habens, si papulas, aut scabiem

PAPYRIO.

Exod. 2- 5 Quæ cum vidisset fiscellam in papyrione

PAPYRUS.

Isai. 18- 2 Qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri super aquas

PAR. *Subst. et adject.*

Levit. 18-28 Cavete ergo ne et vos similiter evomat, cum paria feceritis
Num. 10- 6 In secundo a. sonitu et pari ululatu tubæ
1 *Reg.* 14-14 Quam par boum in die arare consuevit
3 *Reg.* 6-25 In mensura pari, et opus unum erat in duob.
19-21 Reversus a. ab eo, tulit par boum, et mact.
Esth. 13-18 Israël pari mente et obsecratione clamavit
2 *Mac.* 6- 8 Ut pari modo et ipsi adversus Jud. agerent
9-12 Justum est... et mortalem non paria Deo sentire
12- 8 Velle pari modo facere habitantibus secum Judæis
Matth. 20-12 Et pares illos nobis fecisti
Luc. 2-24 Par turturum, aut duos pullos columbarum

PARABOLA.

Parabola est similitudo et comparatio. Erat autem apud Hebræos rabbinos frequens docendi modus per similitudines, parabolas et sententias, quorum se consuetudini Christus Dominus accommodavit. Parabola autem sermonem obscurum significat, et ænigmaticum. Quare in Matth. 13-10 *quærentibus Discipulis :* Quare in parabolis loqueris eis? *respondit Dominus :* Quia vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum, illis autem non est datum. *Multa et varia sunt in Scripturis parabolarum exempla. Parabolæ Salomonis sermone Hebræo inscribuntur* misle *quæ vox sententias graves et utiles significat, axiomata et documenta præcipua, quæ aliis præstent et quasi dominentur; nam radix* mascal, *ex qua factum est* misle, *vel* mischle *dominari significat, vel principatum tenere. Vox Græca* παραβολή, parabola, *sententias et gnomas sapientes significat, sive adjunctam habeant comparationem, aut allegoriam aliquam, sive non habeant.*

Num. 23- 7 Assumptaq. parabola sua, dixit : De Aram
-18 At ille, assumpta parabola sua, ait : Sta
24- 3 Assumpta parabola, ait : Dixit Balaam
-15 Sumpta igitur parabola, rursum ait
-20 Cumque vidisset Amalec, assumens parabolam, ait
-21 Et assumpta parabola, ait : Robustum
-23 Assumptaque parabola, iterum locutus est
3 *Reg.* 4-32 Locutus est quoque Salomon tria millia parabolas
2 *Par.* 7-20 Tradam eam in parabolam et in exemplum
Job. 27- 1 Addidit q. Job, assumens parabolam suam
29- 1 Addidit q. Job, assumens parabolam suam
Psal. 48- 5 Inclinabo in parabolam aurem meam
68-12 Et factus sum illis in parabolam
77- 2 Aperiam in parabolis os meum : loquar
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis, filii David, regis Israël
- 6 Animadvertet parabolam, et interpretationem
25- 1 Hæ quoque parabolæ Salomonis
26- 7 Sic indecens est in ore stultorum parabola
Eccle. 12- 9 Et investigans composuit parabolas multas
Eccli. 20-22 Ex ore fatui reprobabitur parabola
38-38 Et in parabolis non invenientur
39- 2 Et in versutias parabolarum simul introibit
- 3 In absconditis parabolarum conversabitur
Isai. 14- 4 Sumes parabolam istam contra regem Bab.
Jerem. 24- 9 Dabo eos... in parabolam, et in proverbium
Ezech. 17- 2 Et narra parabolam ad domum Israël
18- 2 Quid est quod inter vos parabolam vertitis
- 3 Si erit ultra vobis parabola hæc in proverb.
20-49 Numquid non per parabolas loquitur iste?
24- 3 Et dices per proverbium ad domum irritatricem parabolam, et loqueris ad eos
Mich. 2- 4 In die illa sumetur super vos parabola
Habac. 2- 6 Numquid non omnes isti super eum parabolam sument, et loquelam ænigmatum
Matth. 13- 3 Et locutus est eis multa in parabolis, dicens

Matth. 13-10 Quare in parabolis loqueris eis?
-13 Ideo in parabolis loquor eis
-18 Vos ergo audite parabolam seminantis
-24 Aliam parabolam proposuit illis, dicens
-31 Aliam parabolam proposuit eis, dicens
-33 Aliam parabolam locutus est eis
-34 Hæc omnia locutus est Jesus in parabolis
Et sine parabolis non loquebatur eis
-35 Aperiam in parabolis os meum, eructabo
-36 Edissere nobis parabolam zizaniorum agri
-53 Cum consummasset Jesus parabolas istas
15-15 Dixit ei: Edissere nobis parabolam istam
21-33 Aliam parabolam audite: Homo erat paterf.
-45 Et cum audissent... Pharisæi parabolas ejus
22- 1 Jesus dixit iterum in parabolis eis, dicens
24-32 Ab arbore autem fici discite parabolam
Marc. 3-23 Et convocatis eis, in parabolis dicebat illis
4- 2 Et docebat eos in parabolis multa, et dicebat
-10 Interrogaverunt eum hi qui cum eo erant duodecim, parabolam
-11 Illis autem qui foris sunt, in parabolis omnia fiunt
-13 Et ait illis: Nescitis parabolam hanc?
Et quomodo omnes parabolas cognoscetis?
-30 Aut cui parabolæ comparabimus illud?
-33 Et talibus multis parabolis loquebatur eis
-34 Sine parabola autem non loquebatur eis
7-17 Interrogabant eum Discipuli ej. parabolam
12- 1 Cœpit illis in parabolis loqui
-12 Quoniam ad eos parabolam hanc dixerit
13-28 A ficu autem discite parabolam
Luc. 8- 9 Interrogabant autem eum... quæ esset hæc parabola
-10 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei, cæteris autem in parabolis
-11 Est a. hæc parabola: Semen est verbum Dei
12-41 Ad nos dicis hanc parabolam: an et ad omn.?
14- 7 Dicebat autem et ad invitatos parabolam
15- 3 Et ait ad illos parabolam istam, dicens
18- 1 Dicebat autem et parabolam ad illos
- 9 Dixit a. et ad quosdam... parabolam istam
19-11 Hæc illis audientibus, adjiciens dixit parabolam
20- 9 Cœpit a. dicere ad plebem parabolam hanc
Hebr. 9- 9 Quæ parabola est temporis instantis
11-19 Unde eum et in parabolam accepit

PARACLETUS, *Spiritus sanctus.*

Joan. 14-16 Alium Paracletum dabit vobis ut maneat
-26 Paracletus a. Spiritus sanctus, quem mittet
15-26 Cum a. venerit Paracletus, quem ego mittam
16- 7 Si e. non abiero, Paracletus non veniet ad vos

PARADISUS.

Gen. 2- 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis
- 9 Lignum etiam vitæ in medio paradisi
-10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum
-15 Et posuit eum in paradiso voluptatis
-16 Ei dicens: Ex omni ligno paradisi comede
3- 1 Cur præcepit vobis Deus ut non comederetis
- 2 De fructu lig. quæ sunt in paradiso, vescimur
- 3 De fructu vero ligni, quod est in medio paradisi
- 8 Cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso
A facie Domini Dei in medio ligni paradisi
-10 Vocem tuam audivi in paradiso, et timui
-23 Emisit eum Do. Deus de paradiso voluptatis
-24 Et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim
13-10 Sicut paradisus Domini, et sicut Ægyptus
Cant. 4-13 Emissiones tuæ paradisus malorum punic.
Eccli. 24-41 Et sicut aquæductus exivi de paradiso
40-17 Gratia sicut paradisus in benedictionibus
-28 Timor Domini sicut paradisus benedictionis
44-16 Placuit Deo, et translatus est in paradisum
Ezech. 28-13 In deliciis paradisi Dei fuisti
31- 8 Cedri non fuerunt altiores illo in paradiso Dei
Omne lignum paradisi Dei non est assimilatum illi
- 9 Ligna voluptatis, quæ erant in paradiso Dei
Luc. 23-43 Amen dico tibi: Hodie mec. eris in paradiso
2 Cor. 12- 4 Quoniam raptus est in paradisum, et audivit
Apoc. 2- 7 De ligno vitæ, quod est in paradiso Dei mei

PARALYSIS.

1 Mac. 9-55 Et dissolutus est paralysi, nec ultra potuit loqui

PARALYTICUS.

Matth. 4-24 Obtulerunt ei... et lunaticos, et paralyticos
8- 6 Dom., puer meus jacet in domo paralyticus
9- 2 Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem
Videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico
- 6 Tunc ait paralytico: Surge, tolle lectum t.
Marc. 2- 3 Et venerunt ad eum ferentes paralyticum
- 4 Grabatum, in quo paralyticus jacebat
- 5 Ait paralytico: Fili, dimittuntur tibi peccata tua
- 9 Quid est facilius dicere paralytico: Dimittuntur
-10 (Ait paralytico): (-11) Tibi dico: Surge, tolle
Luc. 5-18 Hominem, qui erat paralyticus
-24 (Ait paralytico): Tibi dico, surge, tolle lect.
Act. 8- 8 Multi a. paralytici et claudi curati sunt
9-33 Jacentem in grabato, qui erat paralyticus

PARASCEVE.

Dies Parasceves illa dicebatur in qua necessaria ad festum parabantur; nam παρασκευή *Græcis idem est quod* præparatio *Latinis; et erat feria sexta, quia sabbato non licebat cibos parare.*

Matth. 27-62 Altera autem die, quæ est post Parasceven
Marc. 15-42 Quia erat Parasceve, quod est ante sabbat.
Luc. 23-54 Et dies erat Parasceves, et sabbatum illucescebat
Joan. 19-14 Erat a. Parasceve Paschæ, hora quasi sexta
-31 Judæi ergo (quoniam Parasceve erat)
-42 Ibi ergo propter Parasceven Judæorum... posuerunt Jesum

PARATURA.

2 Par. 5- 5 Et intulerunt eam, et omnem paraturam

PARCE.

Eccli. 11-18 Est qui locupletatur parce agendo
2 Cor. 9- 6 Qui parce seminat, parce et metet

PARCO.

Gen. 18-24 Et non parces loco illi propter quinquaginta
19-16 Eo quod parceret Dominus illi
22-12 Et non pepercisti unigenito filio tuo
-16 Et non pepercisti filio tuo unigenito propter me
Deut. 7-16 Non parcet eis oculus tuus, nec servies diis
13- 8 Neque parcat ei oculus tuus ut miserearis
1 Reg. 15- 3 Non parcas ei, et non concupiscas ex rebus
- 9 Et pepercit Saül, et populus, Agag
-15 Pepercit enim populus melioribus ovibus
-29 Porro triumphator in Israël non parcet
24-11 Sed pepercit tibi oculus meus
2 Reg. 12- 4 Parcens ille sumere de ovibus et de bobus s.
- 6 Eo quod fecerit verbum istud, et non pepercerit
18-16 Volens parcere multitudini
21- 7 Pepercitque rex Miphiboseth filio Jonathæ
4 Reg. 5-20 Pepercit dominus meus Naaman Syro isti
7- 4 Si pepercerint nobis, vivemus
2 Par. 36-15 Eo quod parceret populo, et habitaculo suo
2 Esdr. 13-22 Et parce mihi secundum multitudinem miserationum tuarum
Judith. 2- 6 Non parcet oculus tuus ulli regno
13-25 Pro quibus non pepercisti animæ tuæ
Job. 6-10 Consolatio, ut affligens me dolore, non parcat
7-11 Quapropter et ego non parcam ori meo
-16 Parce mihi, nihil enim sunt dies mei
-19 Usquequo non parcis mihi, nec dimittis me
9-28 Sciens quod non parceres delinquenti
10-14 Si peccavi, et ad horam pepercisti mihi
14-16 Tu quidem gressus meos dinumerasti, sed parce peccatis meis
16- 6 Et moverem labia mea, quasi parcens vobis
-14 Non pepercit, et effudit in terra viscera mea
20-13 Parcet illi, et non derelinquet illud
27-22 Et mittet super eum, et non parcet
41- 3 Non parcam ei, et verbis potentibus
Psal. 18-14 Et ab alienis parce servo tuo
71-13 Parcet pauperi et inopi
77-50 Non pepercit a morte animabus eorum
Prov. 6-34 Zelus et furor viri non parcet in die vindictæ
13-24 Qui parcit virgæ, odit filium suum
Sap. 1-11 Et a detractione parcite linguæ
2-10 Opprimamus pauperem justum, et non parcamus viduæ
11-27 Parcis a. omnibus: quoniam tua sunt, Do.
12- 8 Sed et his tanquam hominibus pepercisti
-16 Dominus es, omnibus te parcere facis
Eccli. 13-15 Et non parcet de malitia, et de vinculis
16- 9 Et non pepercit peregrinationi Loth
23- 2 Ut ignorationibus eorum non parcant mihi
Isai. 9-19 Quasi esca ignis: vir fratri suo non parcet
13-18 Et super filios non parcet oculus eorum
27-11 Et qui formavit eum, non parcet ei
30-18 Et ideo exaltabitur parcens vobis
54- 2 Pelles tabern. tuorum extende, ne parcas
Jerem. 13-14 Ait Dom.: non parcam, et non concedam
21- 7 Non flectetur, neq. parcet, nec miserebitur
46-28 In judicio, nec quasi innocenti parcam tibi
50-14 Debellate eam, non parcatis jaculis
51- 3 Nolite parcere juvenibus ejus, interficite
Thren. 2- 2 Præcipitavit Dominus, nec pepercit, omnia
-17 Destruxit, et non pepercit, et lætificavit super te inimicum
3-43 Et percussisti nos: occidisti, nec pepercisti
Ezech. 5-11 Et non parcet oculus meus, et non miserebor
7- 4 Et non parcet oculus meus super te
- 9 Et non parcet oculus meus, nec miserebor
8-18 Non parcet oculus meus, nec miserebor
9- 5 Et percutite: non parcat oculus vester
-10 Igitur et meus non parcet oculus
16- 5 Non pepercit super te oculus, ut faceret tibi
20-17 Et pepercit oculus meus super eos
24-14 Non transeam, nec parcam, nec placabor
36-21 Peperci nomini sancto meo, quod polluerat
Joel. 2-17 Et dicent: Parce, Domine, parce populo tuo
-18 Zelatus est Dom... et pepercit populo suo
Jonæ. 4-11 Et ego non parcam Ninive civitati magnæ
Habac. 1-17 Et semper interficere gentes non parcet
Zach. 11- 5 Et pastores eorum non parcebant eis
- 6 Et ego non parcam ultra super habitantes
Malac. 3-17 Et parcam eis, sicut parcit vir filio suo serv.
1 Mac. 13- 5 Nunc non mihi contingat parcere animæ m.
2 Mac. 5- 6 Jason vero non parcebat in cæde civibus s.
-12 Jussit autem... nec parcere occursantibus
Act. 20-29 Lupi rapaces in vos, non parcentes gregi
Rom. 8-32 Qui etiam proprio Filio suo non pepercit
11-21 Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit: ne forte nec tibi parcat
1 Cor. 7-28 Ego autem vobis parco
2 Cor. 1-23 Quod parcens vobis, non veni ultra Corinthum
12- 6 Parco autem, ne quis me existimet supra id
13- 2 Quoniam si venero iterum, non parcam
Colos. 2-23 Et humilitate, et non ad parcendum corpori
2 Petr. 2- 4 Si e. Deus angelis peccantibus non pepercit
- 5 Et originali mundo non pepercit

PARCUS.

Eccli. 31-24 Somnus sanitatis in homine parco

PARDUS.

Cant. 4- 8 De cubil. leonum, de montibus pardorum
Eccli. 28-27 Quasi leo, et quasi pardus lædet illos
Isai. 11- 6 Lupus cum agno: et pardus cum hœdo accubabit
Jerem. 5- 6 Pardus vigilans super civitates eorum
13-23 Si mutare potest Æthiops pellem suam, aut pardus varietates suas
Dan. 7- 6 Post hæc aspiciebam, et ecce alia quasi pardus
Osee. 13- 7 Et ego ero eis.. sicut pardus in via Assyrior.
Habac. 1- 8 Leviores pardis equi ej., et velociores lupis
Apoc. 13- 2 Et bestia, quam vidi, similis erat pardo

PARENS.

Gen. 28- 7 Quodq. obediens Jacob parentibus suis, isset
Num. 30-17 Vel quæ manet in parentis domo
Josue. 6-23 Juvenes eduxerunt Rahab, et parentes ejus
Judic. 14- 4 Parentes autem ejus nesciebant quod res a Domino fieret
17-10 Esto mihi parens ac sacerdos
Ruth. 2-11 Et quod reliqueris parentes tuos, et terram
Tobiæ. 2-15 Ita isti parentes et cognati ejus irridebant
3- 3 Neque reminiscaris delicta mea, vel parentum meorum
6-15 Cum sim unicus parentibus meis, deponam
9-10 Dicatur benedictio... super parentes vestros
10-11 Inveniatis omnia recte circa parentes vest.
-12 Et apprehendentes parentes filiam suam
11-19 Narravit parentibus suis omn. beneficia Dei
12- 3 Compescuit, gaudium parentibus ejus fecit
Esth. 2- 7 Esther; et utrumque parentem amiserat
Prov. 19-14 Domus, et divitiæ dantur a parentibus
Sap. 4- 6 Testes sunt nequitiæ adversus parentes
12- 6 Et auctores parentes animarum inauxiliatarum, perdere voluisti per manus parentum nostrorum
-21 Quorum parentibus juramenta... dedisti
18-22 Juramenta parentum, et testamentum commemorans
-24 Et parentum magnalia in quatuor ordinibus lapidum erant sculpta
Prolog. Eccli. Qui nobis a parentibus nostris traditi sunt
Eccli. 3- 8 Qui timet Dominum, honorat parentes
44- 1 Laudemus... parentes nostros in generatione
Dan. 13- 3 Parentes enim illius, cum essent justi, erudierunt
-30 Venit cum parentibus, et filiis, et universis
1 Mac. 10- 9 Et reddidit eos parentibus suis

1 Mac. 11-31 Quam scripsimus Lastheni parenti nostro
-32 Rex Demetrius Lastheni parenti salutem
2 Mac. 8-19 De auxiliis Dei, quæ facta sunt erga parentes
12-24 Quod multor. ex Judæis parentes haberet
-39 Et cum parentibus poneret in sepulcris paternis
14- 7 Nam et ego defraudatus parentum gloria
Matth. 10-21 Et insurgent filii in parentes
Marc. 13-12 Et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos
Luc. 2-27 Cum inducerent puerum Jesum parentes ej.
-41 Et ibant parentes ejus per omnes annos
-43 Et non cognoverunt parentes ejus
8-56 Stupuerunt parentes ejus, quibus præcepit
18-29 Nemo est, qui reliquit domum, aut parentes,
21-16 Trademini autem a parentibus, et fratribus
Joan. 9- 2 Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus?
- 3 Neque hic peccavit, neque parentes ejus
-18 Donec vocaverunt parentes ejus qui viderat
-20 Responderunt eis parentes ejus, et dixerunt
-22 Hæc dixerunt parentes ejus, quoniam timebant Judæos
-23 Propterea parentes ejus dixerunt
Rom. 1-30 Inventores malorum, parentibus non obedientes
2 Cor. 12-14 Nec enim debent filii parentibus thesaurizare, sed parentes filiis
Ephes. 6- 1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino
Colos. 3-20 Filii, obedite parentibus per omnia
1 Tim. 5- 4 Discat... mutuam vicem reddere parentibus
2 Tim. 3- 2 Erunt homines...parentibus non obedientes
Hebr. 11-23 Occultatus est mensibus tribus a parentibus

PAREO, *id est, Appareo.*

1 Reg. 16- 7 Homo enim videt ea quæ parent
2 Par. 5- 9 Vectium a...capita parebant ante oraculum
Job. 30- 8 Et in terra penitus non parentes
Matth. 23-27 Quæ a foris parent hominibus speciosa
-28 Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi
24-27 Exit ab Oriente, et paret usq. in Occidentem
-30 Et tunc parebit signum Filii hominis in cœlo
Jacob. 4-15 Vapor est ad modicum parens
1 Petr. 4-18 Impius, et peccator ubi parebunt?

PAREO, *id est, Obedio.*

2 Reg. 16-19 Sicut parui patri tuo, ita parebo et tibi
1 Par. 29-23 Et cuncti placuit: et paruit illi omnis Israël
2 Mac. 2-28 Quærunt aliorum voluntati parere
3-24 Ita ut omnes qui ausi fuerant parere ei
Act. 10- 7 Vocavit duos...ex his qui illi parebant

PARIES.

Exod. 30- 3 Vestiesq. illud auro purissimo, tam craticulam ejus, quam parietes per circuitum
37-26 Vestivitque illud auro purissimo, cum craticula ac parietibus et cornibus
Levit. 5- 9 Et asperget de sanguine ej. parietem altaris
14-37 Cum viderit in parietibus illius quasi valliculas
-44 Ingressus sacerdos viderit reversam lepram, et parietes respersos maculis
Num. 22-25 Quem videns asina, junxit se parieti
1 Reg. 18-11 Putans quod configere posset David cum pariete
19-10 Nisusque est Saül configere David lancea in pariete
Lancea autem casso vulnere perlata est in parietem
20-25 Cumq. sedisset rex super cathedram suam... quæ erat juxta parietem
25-22 Si reliquero de omnibus quæ ad ipsum pertinent usq. mane, mingentem ad parietem
-34 Non remansisset Nabal... mingens ad parietem
2 Reg. 5-11 Misit... artificesque lapidum ad parietes
3 Reg. 4-33 Usq. ad hyssopum quæ egreditur de pariete
6- 5 Et ædificavit super parietem templi tabulata
In parietibus domus per circuitum templi
-15 Et ædificavit parietes domus intrinsecus
A pavimento domus usque ad summitatem parietum
-18 Nec omnino lapis apparere poterat in pariete
-27 Et tangebat ala una parietem, et ala cherub secundi tangebat parietem alteram
-29 Omnes parietes templi per circuit. sculpsit
Et picturas varias, quasi prominentes de pariete
7- 9 A fundam. usque ad summitatem parietum
14-10 Percutiam de Jerob. mingentem ad parietem
16-11 Percussit omnem domum Baasa, et non dereliquit ex ea mingentem ad parietem
21- 4 Avertit faciem suam ad parietem
3 Reg. 21-21 Et interficiam de Achab mingentem ad parietem
4 Reg. 9- 8 Et interficiam de Achab mingentem ad parietem
-33 Aspersusque est sanguine paries
20- 2 Qui convertit faciem suam ad parietem
1 Par. 14- 1 Misit... et artifices parietum lignorumque
29- 4 Ad deaurandos parietes templi
2 Par. 3- 7 De cujus laminis texit domum... et parietes
Et cælavit cherubim in parietibus
-11 Ita ut una ala... et tangeret parietem domus
-12 Quinque habebat cubitos, et tangebat parietem
24-13 Et obducebatur parietum cicatrix per manus eorum
1 Esdr. 4-12 Extruentes muros ejus, et parietes componentes
5- 8 Et ligna ponuntur in parietibus
Tobiæ. 2-10 Jactasset se juxta parietem, et obdormisset
Psal. 61- 4 Quousque... interficitis universi vos: tanquam parieti inclinato et maceriæ depulsæ?
Cant. 2- 9 En ipse stat post parietem nostr., respiciens
Sap. 13-15 Et in pariete ponens illud, et confirmans
Eccli. 14-25 Et in parietibus illius figens palum
23-26 Tenebræ circumdant me, et parietes cooperiunt me, et nemo circumspicit me
50- 2 Duplex ædificatio, et excelsi parietes templi
Isai. 22- 6 Et parietem nudavit clypeus
25- 4 Spiritus enim robustorum quasi turbo impellens parietem
38- 2 Et convertit Ezechias faciem s. ad parietem
59-10 Palpavimus sicut cæci parietem
Ezech. 8- 7 Et vidi, et ecce foramen unum in pariete
- 8 Et dixit ad me: Fili hominis, fode parietem
Et cum fodissem parietem, apparuit ostium
-10 Idola domus Israël depicta erant in pariete
12- 5 Ante oculos eorum perfode tibi parietem
- 7 Et vespere perfodi mihi parietem manu
-12 Parietem perfodient ut educant eum
13-10 Et ipse ædificabat parietem, illi a. liniebant
-12 Siquidem ecce cecidit paries
-14 Et destruam parietem quem linistis
-15 Et complebo indignationem meam in pariete
Dicamque vobis: Non est paries
23-14 Cumque vidisset viros depictos in pariete
41- 5 Et mensus est parietem domus sex cubitor.
- 6 Quæ ingrederentur per parietem domus
Et non attingerent parietem templi
- 9 Et latitudinem per parietem lateris forinsecus quinque cubitorum
-12 Paries autem ædificii, quinque cubitorum
-13 Et quod separatum erat ædificium, et parietes ejus
-17 Forinsecus per omnem parietem in circuitu
-20 Et palmæ cælatæ erant in pariete templi
-22 Et longitudo ejus, et parietes ejus lignei
-25 Sicut in parietibus quoque expressæ erant
-26 Secundum latera domus, latitudinemque parietum
46-23 Et paries per circuitum ambiens quatuor atriola
Dan. 5- 5 In superficie parietis aulæ regiæ
Amos. 5-19 Et innitatur manu sua super parietem
Habac. 2-11 Quia lapis de pariete clamabit; et lignum
Act. 23- 3 Percutiet te Deus, paries dealbate
Ephes. 2-14 Et medium parietem maceriæ solvens

PARIETINA.

Ezech. 36- 4 Et desertis, parietinis, et urbibus derelictis

PARIO.

Gen. 3-16 In dolore paries filios, et sub viri potestate
4- 1 Quæ concepit et peperit Caïn, dicens
- 2 Rursumque peperit fratrem ejus Abel
-17 Quæ concepit, et peperit Henoch
-25 Et peperit filium, vocavitque nomen ej. Seth
16- 2 Ecce, conclusit me Dominus, ne parerem
-11 Ecce, ait, concepisti, et paries filium
-15 Peperitque Agar Abræ filium
-16 Quando peperit ei Agar Ismaëlem
17-17 Et Sara nonagenaria pariet?
-19 Sara uxor tua pariet tibi filium
-21 Ad Isaac, quem pariet tibi Sara tempore isto
18-13 Quare risit Sara, dicens: Num vere paritura sum anus?
19-37 Peperitque major filium, et vocavit nomen
-38 Minor quoque peperit filium, et vocavit
20-17 Sanavit Deus Abimelech et uxorem, ancillasque ejus, et pepererunt
21- 2 Concepitque, et peperit filium in senectute
- 7 Quod Sara lactaret filium, quem peperit ei jam seni
Gen. 22-24 Roma peperit Tabee, et Gaham, et Tahas
24-24 Quæ respondit: Filia sum Bathuelis, filii Melchæ, quem peperit ipsi Nachor
-36 Et peperit Sara uxor domini mei filium
-47 Filii Nachor, quem peperit ei Melcha
25- 2 Quæ peperit ei Zamran et Jecsan et Madan
-12 Quem peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ
-24 Jam tempus pariendi advenerat
29-33 Rursumque concepit, et peperit filium
-34 Eo quod pepererim ei tres filios
-35 Quarto concepit, et peperit filium, et ait
Ob hoc vocavit eum Judam: cessavitque parere
30- 3 Ingredere ad illam, ut pariat super genua mea
- 5 Ingresso ad se viro, concepit et peperit filium
- 7 Rursumq. Bala concipiens peperit, alterum
- 9 Sentiens Lia quod parere desiisset
-12 Peperit quoque Zelpha alterum
-17 Concepitque, et peperit filium quintum
-19 Rursum Lia concipiens, peperit sextum filium
-21 Post quem peperit filiam, nomine Dinam
-23 Quæ concepit, et peperit filium, dicens
-39 Oves intuerentur virgas, et parerent maculosa
31- 8 Pariebant omnes oves varios fœtus
Omnes greges alba pepererunt
36- 4 Peperit autem Ada, Eliphaz: Basemath genuit Rahuel
-12 Erat autem Thamna, concubina Eliphaz filii Esaü: quæ peperit ei Amalech
38- 3 Et peperit filium, et vocavit nomen ej. Her
- 5 Tertium quoque peperit, quem appellavit Sela; quo nato, parere ultra cessavit
41-50 Quos peperit ei Aseneth filia Putiphare
Exod. 1-19 Et priusquam veniamus ad eas, pariunt
2- 2 Quæ concepit, et peperit filium
-22 Quæ peperit ei filium, quem vocavit Gersam
Alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer
6-20 Quæ peperit ei Aaron et Moysen
-23 Quæ peperit ei Nadab, et Abiu, et Eleazar
-25 Eleazar filius Aaron accepit uxorem de filiabus Phutiel: quæ peperit ei Phinees
21- 4 Sin autem Dominus dederit illi uxorem, et pepererit filios et filias
Levit. 12- 2 Mulier, si suscepto semine pepererit masculum
- 5 Sin a. fœminam pepererit, immunda erit
- 7 Ista est lex parientis masculum aut fœminam
18-11 Quam peperit patri tuo, et est soror tua
24-10 Filius mulieris Israëlitidis, quem pepererat de viro Ægyptio inter filios Israel
Judic. 13- 3 Sed concipies, et paries filium
- 5 Et paries filium, cujus non tanget caput novacula
- 7 Respondit: Ecce concipies, et paries filium
-24 Peperit itaque filium, et vocavit nomen ejus Samson
Ruth. 1-12 Etiam si possem... et parere filios
4-12 Domus Phares, quem Thamar peperit Judæ
-13 Dedit illi Dominus ut conciperet, et pareret filium
1 Reg. 1-20 Concepit Anna, et peperit filium, vocavitq.
2- 5 Saturati sunt, donec sterilis peperit plurim.
-21 Concepit, et peperit tres filios et duas filias
4-19 Et audito nuntio... incurvavit se, et peperit
-20 Ne timeas, quia filium peperisti
2 Reg. 11-27 Et facta est ei uxor, peperitque ei filium
12-15 Parvulum, quem pepererat uxor Uriæ David
21- 8 Quos peperit Saüli, Armoni, et Miphiboseth
3 Reg. 3-17 Et peperi apud eam in cubiculo
-18 Tertia autem die postquam ego peperi, peperit et hæc
4 Reg. 4-17 Concepit mulier, et peperit filium in tempore
1 Par. 2- 4 Thamar autem nurus ejus peperit ei Phares
-19 Accepit uxorem Caleb, Ephrata: quæ peperit ei Hur
-21 Et accepit eam... quæ peperit ei Segub
-24 Abia, quæ peperit ei Ashur patrem Thecuæ
-29 Abihaïl, quæ peperit ei Ahobban et Molid
-35 Deditque ei filiam suam uxorem: quæ peperit ei Etheï
-46 Epha autem concubina Caleb peperit Haran
-48 Concubina Caleb Maacha peperit Saber
4- 6 Peperit autem ei Naara, Oozam, et Hepher
- 9 Dicens: Quia peperi eum in dolore
-18 Uxor quoque ejus Judaïa peperit Jared
7-14 Syra peperit Machir patrem Galaad
-16 Et peperit Maacha uxor Machir filium
-18 Soror autem ejus Regina peperit Virum decorum
-23 Quæ concepit, et peperit filium, et vocavit
2 Par. 11-19 Quæ peperit ei filios, Jehus, et Somoriam
-20 Quæ peperit ei Abia, et Ethaï, et Ziza

1 Esdr. 10-44 Fuerunt ex eis mulieres, quæ pepererant filios
Job. 15-35 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
21-10 Vacca peperit, et non est privata fœtu suo
24-21 Pavit enim sterilem, quæ non parit
39- 3 Et pariunt, et rugitus emittunt
Psal. 7-15 Concepit dolorem, et peperit iniquitatem
Prov. 27- 1 Ignorans quid superventura pariat dies
Eccli. 8-21 Ne facias consilium : nescis e. quid pariet
Isai. 7-14 Ecce virgo concipiet, et pariet filium
8- 3 Et concepit, et peperit filium
23- 4 Non parturivi, et non peperi, et non enutrivi
26-18 Et quasi parturivimus, et peperimus spiritum
33-11 Concipietis ardorem, et parietis stipulam
37- 3 Quia venerunt filii usque ad partum, et virtus non est pariendi
49-21 Ego sterilis, et non pariens, transmigrata
51- 2 Attendite... et ad Saram, quæ peperit vos
54- 1 Lauda, sterilis quæ non paris: decanta laudem, et hinni quæ non pariebas
59- 4 Conceperunt laborem, et pepererunt iniquitatem
66- 7 Antequam parturiret, peperit : antequam veniret partus ejus, peperit masculum
- 8 Aut parietur gens simul, quia parturivit et peperit Sion filios suos?
- 9 Numquid ego, qui alios parere facio, ipse non pariam, dicit Dominus?
Jerem. 14- 5 Nam et cerva in agro peperit, et reliquit
15- 9 Infirmata est quæ peperit septem, defecit
17-11 Perdix fovit quæ non peperit : fecit divitias
20-14 Dies in qua peperit me mater mea, non sit benedicta
29- 6 Filias vestras date viris, et pariant filios
31- 8 Cæcus et claudus, prægnans et pariens simul
Ezech. 23- 4 Et habui eas, et pepererunt filios et filias
Osee. 1- 3 Et concepit, et peperit ei filium
- 6 Et concepit adhuc, et peperit filiam
- 8 Et concepit, et peperit filium
Mich. 5- 3 Usque ad tempus, in quo parturiens pariet
Soph. 2- 2 Priusquam pariat jussio quasi pulverem transeuntem diem
Matth. 1-21 Pariet a. filium, et vocabis nomen ej. Jesum
-23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium
-25 Donec peperit filium suum primogenitum
Luc. 1-13 Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium
-31 Ecce concipies in utero, et paries filium
-57 Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium
2- 6 Cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret
- 7 Et peperit filium suum primogenitum
Joan. 16-21 Mulier cum parit, tristitiam habet
Cum a. pepererit puerum, jam non meminit
Galat. 4-27 Lætare, sterilis, quæ non paris : erumpe
Jacob. 1-15 Concupiscentia cum conceperit, parit pecc.
Apoc. 12- 2 Clamabat parturiens, et cruciabatur ut pariat
- 4 Draco stetit ante mulierem, quæ erat paritura : ut cum peperisset, filium ejus devoraret
- 5 Et peperit filium masculum, qui recturus erat omnes gentes in virga ferrea
-13 Persecutus est mulierem, quæ peperit masc.

PARITER.

Gen. 17-27 Et alienigenæ pariter circumcisi sunt
22- 8 Pergebant ergo pariter
24-54 Vescentes pariter et bibentes manserunt ibi
34-26 Hemor et Sichem pariter necaverunt
43- 4 Pergemus pariter, et ememus tibi necessaria
44-14 Omnesque ante eum pariter in terram corruerunt
Exod. 14-19 Et cum eo pariter columna nubis, priora dimittens
36-29 Et in unam compaginem pariter ferebantur
Levit. 9-17 Addens..libamenta, quæ pariter offeruntur
Num. 11- 4 Sedens et flens, junctis sibi pariter filiis Isr.
- 9 Super castra ros, descendebat pariter et man
25-15 Quæ pariter interfecta est, vocabatur Cozbi
Deut. 7-22 Non poteris eas delere pariter
22- 9 Quæ nascuntur ex vinea pariter sanctificentur
Josue. 2- 5 Et illi pariter exierunt, nescio quo abierunt
7- 9 Et pariter conglobati circumdabunt nos
8-16 At illi vociferantes pariter, et se mutuo cohortantes, persecuti sunt eos
9- 2 Congregati sunt pariter, ut pugnarent contra
Judic. 4-21 Assumens pariter et malleum
9-47 Viros turris Sichimor. pariter conglobatos
-49 Homines necarentur, viri pariter et mulieres
13-20 Angelus Domini pariter in flamma ascendit
19- 6 Ut hodie hic maneas, pariterque lætemur
20- 1 Filii Israel, et pariter congregati, quasi vir
Ruth. 1-16 Et ubi morata fueris, et ego pariter morabor
1 Reg. 11-11 Ita ut non relinquerentur in eis duo pariter
12-25 Et vos, et rex vester, pariter peribitis
20-41 Osculantes se alterutrum, fleverunt pariter
31- 6 Et universi viri ejus in die illa pariter
2 Reg. 10-15 Videntes igitur Syri, quoniam corruissent coram Israel, congregati sunt pariter
3 Reg. 7-31 Pariterq. habebat unum cubitum et dimid.
4 Reg. 2- 6 Ierunt igitur ambo pariter
1 Par. 25- 8 Miseruntque sortes... doctus pariter et indoctus
2 Par. 5-13 Igitur cunctis pariter, et tubis, et voce, et cymbalis, et organis... concinentibus
21-19 Languore pariter et vita caruit
2 Esdr. 4- 8 Congregati sunt omnes pariter, ut venirent
6- 2 Veni, et percutiamus fœdus pariter in viculis
- 7 Nunc veni, ut ineamus consilium pariter
Tobiæ. 8- 6 Surgentes autem pariter, instanter orabant
-10 Et consenescamus ambo pariter sani
-11 Et abierunt cum eo pariter ut foderent sepulcrum
-15 Reperit eos salvos... secum pariter dormientes
Judith. 7- 3 Omnes paraverunt se pariter ad pugnam
Job. 2-11 Ut pariter venientes, visitarent eum
3-18 Et quondam vincti pariter sine molestia
24- 4 Et oppresserunt pariter mansuetos terræ
26- 8 Ut non erumpant pariter deorsum
Eccle. 2-16 Tempora oblivione cuncta pariter operient
3-20 Facta sunt, et in terram pariter revertuntur
12-13 Finem loquendi pariter omnes audiamus
Sap. 7-11 Venerunt autem mihi omnia bona pariter
10-20 Victricem manum t. laudaverunt pariter
18- 5 Et pariter illos perdidisti in aqua valida
Isai. 22- 3 Omnes qui inventi sunt, vincti sunt pariter
27- 4 Gradiar super eam, succendam eam pariter?
40- 5 Et videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum est
41-20 Et sciant, et recogitent, et intelligant pariter
Jerem. 6-12 Et transibunt domus eorum ad alteros, agri et uxores pariter
10- 8 Pariter insipientes et fatui probabuntur
13-14 Et dispergam eos... et patres et filios pariter
46-12 Et ambo pariter conciderunt
Thren. 2- 8 Antemurale, et murus pariter dissipatus est
Ezech. 1-19 Ambulabant pariter et rotæ juxta ea
-20 Et rotæ pariter elevabantur, sequentes eum
-21 Pariter elevabantur et rotæ, sequentes ea
10-16 Ibant pariter et rotæ juxta ea
37-19 Et dabo eas pariter cum ligno Juda
Dan. 2-35 Tunc contrita sunt pariter ferrum, testa, æs
13-38 Et vidimus eos pariter commisceri
14-26 Et adipem, et pilos, et coxit pariter
Osee. 1-11 Et congregabuntur filii Juda, et filii Israël pariter
11- 8 Pariter conturbata est pœnitudo mea
Amos. 3- 3 Ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis
Mich. 2-12 Pariter ponam illum quasi gregem in ovili
Nahum. 1-10 Sic convivium eorum pariter potantium
Aggæi. 2-22 Ego movebo cœlum pariter et terram
2 Mac. 4-40 Tyranno, ætate pariter et dementia provecto
11- 8 Cumq. pariter prompto animo procederent
Matth. 14- 9 Et eos, qui pariter recumbebant, jussit dari
Act. 2- 1 Erant omnes pariter in eodem loco
-44 Omnes etiam qui credebant, erant pariter

PARIUS, UM.

Marmora candida e Paro insula, quæ una est e Cycladibus in mari Ægeo.

1 Par. 29- 2 Et marmor Parium abundantissime
Esth. 1- 6 Smaragdino et Pario stratum lapide

PARMENAS.

Anno J. Ch. 33. Sextus inter primos septem diaconos ab Apostolis electos paulo post Spiritum sanctum de cœlis a Jesu Christo missum super ipsos. Martyrologium Romanum mortem ejus et martyrium celebrat die Januarii vigesima tertia.

Act. 6- 5 Et elegerunt... et Timonem, et Parmenam

PARO.

Gen. 27-14 Paravit illa cibos, sicut velle noverat patr.
43-25 Illi vero parabant munera, donec ingrederetur Joseph
Exod. 16- 5 Die autem sexto parent quod inferant
-18 Nec qui minus paraverat, reperit minus
19-11 Ut sint parati in diem tertium
-15 Ait ad eos : Estote parati in diem tertium
23-20 Et introducat in locum quem paravi
25-29 Parabis et acetabula, ac phialas, thuribula
26-12 Quod autem superfuerit in sagis quæ parantur tecto
-17 In hunc modum cunctæ tabulæ parabuntur
28-40 Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis
34- 2 Esto paratus mane, ut ascendas statim
38- 3 Et in usus ejus paravit ex ære vasa diversa
-13 Quinquaginta cubitorum paravit tentoria
39- 6 Paravit et duos lapides onychinos
Levit. 16-21 Emittet illum per hominem paratum
Num. 14-40 Dixerunt : Parati sumus ascendere ad locum
21-18 Paraverunt duces multitud. in datore legis
22-17 Paratus sum honorare te, et quidquid volueris dabo tibi
23- 1 Et para totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes
-29 Et para totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes
Josue. 3-12 Parate duodecim viros de tribubus Israël
8- 4 Nec longius recedatis : et eritis omnes parati
Judic. 19- 8 Mane autem facto, parabat Levites iter
20-17 Inventa sunt quadringenta millia educentium gladios, et paratorum ad pugnam
1 Reg. 17- 8 Dicebat eis : Quare venistis parati ad prælium?
2 Reg. 19-31 Paratus etiam ultra fluvium prosequi eum
4 Reg. 16-15 Altare vero æreum erit paratum ad voluntatem meam
1 Par. 28-21 Assistunt tibi, et parati sunt, et noverunt
29-16 Copia, quam paravimus ut ædificaretur domus nomini sancto tuo
-19 Et ædificet ædem, cujus impensas paravi
2 Par. 2- 9 Ut parentur mihi ligna plurima
3- 1 In loco, quem paraverat David in area Ornan Jebusæi
6-22 Et jurare contra eum paratus venerit
35-14 Sibi a., et sacerdotibus postea paraverunt Filiis Aaron paraverunt novissimis
-15 Et fratres eorum Levitæ paraverunt eis cibos
1 Esdr. 7-10 Esdras e. paravit cor suum, ut investigaret
2 Esdr. 4-16 Media pars juvenum eorum faciebat opus, et media parata erat ad bellum
5-18 Parabatur a. mihi per dies singulos bos unus
Tobiæ. 5- 5 Et quasi paratum ad ambulandum
-22 Tunc paratis omnibus, quæ erant in via portanda
7- 9 Præcepit Raguël occidi arietem, et parari convivium
8-13 Cumque parassent fossam, reversus Raguel
-22 Fecit, et parari epulas omnibus vicinis suis
Judith. 2- 9 Frumentum ex omni Syria in transitu suo parari constituit
7- 3 Omnes paraverunt se pariter ad pugnam
9- 5 Omnes enim viæ tuæ paratæ sunt
12-19 Ea quæ paraverat illi ancilla ejus
Esth. 3-14 Ut... et pararent se ad prædictam diem
4-14 Et quis novit, utrum idcirco ad regnum veneris, ut in tali tempore parareris?
5- 4 Et Aman tecum, ad convivium quod paravi
- 5 Ad convivium, quod eis regina paraverat
- 8 Veniat rex et Aman ad convivium quod paravi eis
-14 Jube parari excelsam trabem
Et jussit excelsam parari crucem
6-14 Et cito eum ad convivium, quod regina paraverat, pergere compulerunt
7- 7 Intellexit enim a rege sibi paratum malum
-10 In patibulo quod paraverat Mardochæo
8-13 Paratos esse Judæos ad capiend. vindictam
9- 1 Quando cunct. Judæis interfectio parabatur
- 5 Reddentes eis quod sibi paraverant facere
11- 6 Et ecce duo dracones magni, paratique contra se in prælium
13-13 Vestigia pedum ej. deosculari paratus essem
16-20 Qui se ad necem eorum paraverant
Job. 3- 8 Qui parati sunt suscitare Leviathan
12- 5 Lampas contempta apud cogitationes divitum, parata ad tempus statutum
15-23 Novit, quod paratus sit in manu ejus tenebrarum dies
29- 7 Et in platea parabant cathedram mihi
Psal. 7-13 Arcum suum tetendit, et paravit illum
-14 Et in eo paravit vasa mortis, sagittas suas
9- 8 Paravit in judicio thronum suum
10- 3 Paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent
16-12 Susceperunt me sicut leo paratus ad prædam
22- 5 Parasti in conspectu meo mensam
37-18 Quoniam ego in flagella paratus sum
56- 7 Laqueum paraverunt pedibus meis
- 8 Paratum cor meum, Deus, paratum cor m.
64-10 Repletum est aquis, parasti cibum illorum
67-11 Parasti in dulcedine tua pauperi, Deus
77-19 Numquid poterit Deus parare mensam?
-20 Poterit dare, aut parare mensam populo s.?
92- 2 Parata sedes tua ex tunc : a sæculo tu es
98- 4 Tu parasti directiones : judicium et justitiam
102-19 Dominus in cœlo paravit sedem suam
107- 2 Paratum cor meum, Deus, paratum cor m.

Psal. 111- 7 Paratum cor ejus sperare in Domino
118-60 Paratus sum, et non sum turbatus
131-17 Paravi lucernam Christo meo
146- 8 Operit cœlum nub. : et parat terræ pluviam
Prov. 6- 8 Parat in æstate cibum sibi, et congregat
10- 4 Manus autem fortium divitias parat
19-29 Parata sunt derisoribus judicia
21-31 Equus paratur ad diem belli
28- 3 Imbri vehementi, in quo paratur fames
Sap. 16- 2 Escam parans eis ortygometram
-20 Et paratum panem de cœlo præstitisti illis
Eccli. 18-19 Ante judicium para justitiam tibi
26-27 Deus paravit eum ad rhomphæam
33- 4 Parabit verbum, et sic deprecatus exaudietur
45-26 Panem ipsis in primis paravit in satietatem
49-14 Exaltaverunt templum. .paratum in gloriam
Isai. 40- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Do.
51-13 Qui te tribulabat, et paraverat ad perdendum
52-10 Paravit Dominus brachium sanctum suum
Jerem. 33- 2 Facturus est, et formaturus illud, et paraturus
50-42 Ascendent, sicut vir paratus ad prælium
Jonæ. 4- 7 Et paravit Deus vermem ascensu diluculi
1 Mac. 1-17 Et paratum est regnum in conspectu Antiochi
3-28 Et mandavit illis ut essent parati ad omnia
-44 Ut essent parati in prælium ; et ut orarent
-58 Estote filii potentes, et estote parati in mane
4-21 Et exercitum in campo paratum ad prælium
-35 Et quod parati sunt aut vivere aut mori
5-11 Et parant venire, et occupare munitionem
-39 Parati ad te venire in prælium
7-29 Et hostes parati erant rapere Judam
12-27 Esse in armis paratos ad pugnam tota nocte
-28 Quod paratus est Jonathas cum suis in bello
-50 Et exierunt parati in prælium
13-22 Et paravit Tryphon omnem equitatum
-37 Et parati sumus facere vobiscum pacem
2 Mac. 5- 1 Secundam profectionem paravit in Ægypt.
7- 2 Parati sumus mori, magis quam patrias Dei leges prævaricari
8-21 Et pro legibus et patria mori parati
11- 9 Et muros ferreos parati penetrare
12- 3 Rogaverunt Judæos, cum quibus habitabant, ascendere scaphas, quas paraverant
15-30 Corpore et animo mori pro civibus paratus
Matth. 3- 3 Parate viam Domini : rectas facite semitas
20-23 Sed quibus paratum est a Patre meo
22- 4 Dicite invitatis : Ecce prandium m. paravi
Et altilia occisa sunt, et omnia parata: venite
- 8 Ait servis suis : Nuptiæ quidem paratæ sunt
24-44 Et vos estote parati ; quia qua nescitis hora
25-10 Et quæ paratæ erant, intraverunt cum eo
-34 Possidete paratum vobis regnum
-41 Qui paratus est diabolo, et angelis ejus
26-17 Ubi vis paremus tibi comedere Pascha ?
-19 Sicut constituit illis Jesus, et paraverunt Pascha
Marc. 1- 3 Parate viam Domini, rectas facite semitas ej.
10-40 Non est meum dare vobis, sed quibus paratum est
14-12 Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces Pascha ?
-15 Et ipse vobis demonstrabit cœnaculum grande, stratum : et illic parate nobis
-16 Et invenerunt... et paraverunt Pascha
Luc. 1-17 Parare Domino plebem perfectam
-76 Præibis e. ante faciem Dom. parare vias ejus
2-31 Quod parasti ante faciem omnium populorum
3- 4 Parate viam Domini : rectas facite semitas
9-52 Et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum, ut pararent illi
12-20 Quæ autem parasti, cujus erunt ?
-40 Estote parati : quia qua hora non putatis
14-17 Ut venirent, quia jam parata sunt omnia
17- 8 Et non dicat ei : Para quod cœnem
22- 8 Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus
- 9 At illi dixerunt : Ubi vis paremus ?
-12 Et ipse ostendet vobis cœnaculum magnum stratum, et ibi parate
-13 Invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt Pascha
-33 Domine, tecum paratus sum et in carcerem
23-56 Et revertentes paraverunt aromata, et ung.
24- 1 Portantes, quæ paraverant, aromata
Joan. 7- 6 Tempus autem vestrum semper est paratum
14- 2 Dixissem vobis : Quia vado parare vobis locum
Act. 10-10 Parantibus autem illis, cecidit super eum mentis excessus
21-13 Sed et mori in Jerusalem paratus sum
Act. 23-15 Nos vero... parati sumus interficere illum
-23 Parate milites ducentos, ut eant usque Cæsaream
-30 Et cum mihi perlatum esset de insidiis quas paraverant illi
1 Cor. 14- 8 Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum ?
2 Cor. 9- 2 Quoniam et Achaïa parata est ab anno præterito
- 3 Ut (quemadmodum dixi) parati sitis
- 5 Et præparent repromissam benedictionem hanc paratam esse
12-14 Ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos
2 Tim. 2-21 Utile Dom., ad omne opus bonum paratum
Tit. 3- 1 Obedire, ad omne opus bonum paratos esse
Phile. -22 Simul autem et para mihi hospitium
Hebr. 11-16 Paravit enim illis civitatem
1 Petr. 1- 5 Paratam revelari in tempore novissimo
3-15 Parati semper ad satisfactionem omni poscenti
4- 5 Qui paratus est judicare vivos et mortuos
Apoc. 9- 7 Similes equis paratis in prælium
-15 Qui parati erant in horam, et diem, et mensem, et annum
12- 6 Et mulier fugit in solitudinem, ubi habebat locum paratum a Deo
21- 2 Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam... paratam, sicut sponsam ornatam viro suo

PAROPSIS.

Matth. 23-25 Mundatis quod deforis est calicis et paropsidis
-26 Munda prius quod intus est calicis et paropsidis
26-23 Qui intingit mecum manum in paropside

PARRICIDA.

1 Tim. 1- 9 Parricidis, et matricidis, homicidis

PARS.

Gen. 14-24 Exceptis... et partibus virorum, qui venerunt mecum, Aner, Escol, et Mambre : isti accipient partes suas
15-10 Utrasque partes contra se altrinsecus posuit
23- 9 Quam habet in extrema parte agri sui
30-14 Da mihi partem de mandragoris filii tui
-37 Et ex platanis, ex parte decorticavit eas
33-19 Emitque partem agri, in qua fixerat tabernaculum
41-34 Et quintam partem fructuum (*congreget*)
43-34 Sumptis partibus quas ab eo acceperant : majorque pars venit Benjamin, ita ut quinque partibus excederet
47-24 Quintam partem regi dabitis
-26 Regibus quinta pars solvitur
48-22 Do tibi partem unam extra fratres tuos
Exod. 16-36 Gomor autem decima pars est ephi
17-12 Sustentabant manus ejus ex utraque parte
24- 6 Tulit itaque Moyses dimidiam partem sanguinis
25-18 Duos quoque cherubim aureos et productiles facies, ex utraque parte oraculi
26- 5 Ansulas cortina habebit in utraque parte
-13 Et cubitus ex una parte pendebit, et alter
-35 Mensa enim stabit in parte Aquilonis
28-32 Sicut fieri solet in extremis vestium partibus
29-26 Coram Domino, et cedet in partem tuam
-28 Cedentque in partem Aaron et filiorum ejus
-40 Decimam partem similæ conspersæ oleo tuso, quod habeat mensuram quartam partem hin
30-13 Media pars sicli offeretur Domino
32-15 Portans duas tabulas... scriptas ex utraque parte
36-24 Ponebantur ex utraque parte angulorum
-27 Ad eam partem tabernaculi, quæ mare respicit
-29 Ita fecit ex utraque parte, per angulos
37- 7 Quos posuit ex utraque parte propitiatorii
- 8 Cherub unum in summitate unius partis, et cherub alterum in summitate partis alt.
-18 Tres calami ex parte una, et tres ex altera
38-15 Et in parte altera... quindecim æque cubitorum erant tentoria
39-21 Capitium in superiori parte contra medium
-23 In extrema parte tunicæ per gyrum
40-22 E regione mensæ in parte Australi
Levit. 2-16 De qua adolebit sacerdos... partem farris fracti
5-11 Offeret... similæ partem ephi decimam
-13 Reliquam vero partem ipse habebit in mun.
-16 Et quintam partem ponet supra, tradens sacerdoti
6- 5 Et quintam insuper partem domino (*reddet*)
-16 Reliquam a. partem similæ comedet Aaron
Levit. 6-17 Quia pars ejus in Domini offertur incensum
-20 Decimam partem ephi offerent similæ
8-29 Tulitque pectusculum... de ariete consecrationis in partem suam
14-21 Decimamque partem similæ conspersæ oleo
-26 Olei vero partem mittet in manum suam
-29 Reliquam autem partem olei, quæ est in sinistra manu, mittet super caput purificati
22-14 Addet quintam partem cum eo quod comedit
23-13 Liba quoque vini, quarta pars hin
27-13 Addet supra æstimationem quintam partem
-15 Dabit quintam partem æstimationis supra
-19 Addet quintam partem æstimatæ pecuniæ
-27 Et addet quintam partem pretii
-31 Addet quintam partem earum
Num. 2-25 Ad Aquilonis partem castrametati sunt filii Dan
5- 7 Et reddent ipsum caput, quintamque partem
-15 Et offeret... decimam partem sati farinæ
8- 2 Candelabrum in Australi parte erigatur
Contra eam partem, quam candelabrum respicit
11- 1 Ignis Domini devoravit extremam castrorum partem
-31 Ex omni parte castrorum per circuitum
15- 4 Decimam partem ephi, conspersæ oleo, quod mensuram habebit quartam partem hin
- 6 Quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin
- 7 Et vinum ad libamentum tertiæ partis ejusdem mensuræ offeret
18-20 Nec habebitis partem inter eos : ego pars et hæreditas tua in medio filiorum Israel
-26 Primitias earum offerte Domino, id est, decimam partem decimæ
22-41 Et intuitus est extremam partem populi
23-13 Dixit ergo Balac : Veni mecum in alterum locum unde partem Israël videas
26-54 Pluribus majorem partem dabis
27-20 Et dabis ei præcepta... partem gloriæ tuæ
28- 5 (*Offeretis*) decimam partem ephi similæ
Et habeat quartam partem hin
- 7 Et libabitis vini quartam partem hin per agnos
-14 Media pars hin per singulos vitulos
31-28 Et separabis partem Domino
-30 Ex media quoque parte filiorum Israël
-36 Dataque est media pars his qui in prælio fuerant
-37 E quibus in partem Domini supputatæ sunt oves
-40 Cesserunt in partem Domini triginta duæ animæ
-42 Ex media parte filiorum Israël, quam separaverat his qui in prælio fuerant
-43 De media vero parte quæ contigerat reliquæ
34- 3 Pars meridiana incipiet a solitudine Sin
- 9 Hi erunt termini in parte Aquilonis
-15 Acceperunt partem suam trans Jordanem
Deut. 2-35 Absque jumentis, quæ in partem venere prædantium
3-12 Usque ad mediam partem montis Galaad
-13 Reliquam autem partem Galaad... tradidi mediæ tribui Manasse
7-22 Ipse consumet nationes has in conspectu tuo, paulatim atque per partes
10- 9 Quam ob rem non habuit Levi partem
12-12 Neque enim habet aliam partem et possess.
14- 6 Animal, quod in duas partes findit ungulam
-22 Decimam partem separabis de cunctis fruct.
-27 Quia non habet aliam partem in possessione
-29 Qui aliam non habet partem nec possession.
15-21 Aut in aliqua parte deforme vel debile
16-19 Nec in alteram partem declinent
17-20 Neque declinet in partem dexteram vel sinistram
18- 1 Non habebunt sacerdotes et Levitæ... partem et hæreditatem cum reliquo Israël
- 4 (*Dabunt*) et lanarum partem ex ovium tonsione
- 8 Partem ciborum eamdem accipiet, quam et cæteri
19- 3 Et in tres æqualiter partes totam terræ tuæ provinciam divides
28-27 Percutiat te Dominus ulcere Ægypti, et partem corporis, per quam stercora egeruntur
32- 9 Pars autem Domini, populus ejus
33-21 Quod in parte sua doctor esset repositus
34- 3 Et Australem partem, et latitudinem campi Jericho
Josue. 3- 8 Cum ingressi fueritis partem aquæ Jordanis
-15 Et pedibus eorum in parte aquæ tinctis
8-12 Ex Occidentali parte ejusdem civitatis
-22 Cum ergo ex utraque parte adversarii cæderentur

Josue. 8-33 Ducesque ac judices stabant ex utraque parte arcæ
Media pars eorum juxta montem Garizim
11- 8 Masphe, qui est ad Orientalem illius partem
-17 (*Cepit*) et partem montis quæ ascendit Seir
-23 Et tradidit eam in possessionem filiis Israël secundum partes et tribus suas
12- 2 Et mediæ partis in valle, dimidiæque Galaad
- 3 Et ab Australi parte, quæ subjacet Asedoth
- 5 Gessuri, et Machati, et dimidiæ partis Galaad
- 7 Usque ad montem, cujus pars ascendit in Seïr
Tradiditque eam Josuë in possessionem tribubus Israel, singulis partes suas
13- 6 Veniat ergo in partem hæreditatis Israël
-25 Et dimidiam partem terræ filiorum Ammon
-27 Saphon reliquam partem regni Sehon regis
Hujus quoque finis, Jordanis est, usque ad extremam partem maris Cenereth
-31 Et dimidiam partem Galaad, et Astaroth
Filii Manasse, dimidiæ parti filiorum Machir
14- 4 Nec acceper. Levitæ aliam in terra partem
15- 1 Usque ad extremam partem Australis plagæ
- 7 Galgala... ab Australi parte torrentis
-11 Pervenit contra Aquilonem partis Accaron
-13 Caleb. .dedit partem in medio filiorum Juda
-21 Erantque civitates ab extremis partibus filiorum Juda juxta terminos Edom
17-11 Et tertia pars urbis Nophet
18- 5 Dividite vobis terram in septem partes
- 6 Mediam inter hos terram in septem partes describite
- 7 Quia non est inter vos pars Levitarum
- 9 Lustrantes eam, in septem partes diviserunt
-10 Divisitq. terram filiis Israël in septem partes
-15 A Meridie autem ex parte Cariathiarim
-16 Descenditque in partem montis qui respicit
In extrema parte vallis Raphaim
22-25 Et idcirco partem non habetis in Domino
-27 Non est vobis pars in Domino
23- 4 Ab Orientali parte Jordanis usque ad mare
24-30 A Septentrionali parte montis Gaas
-32 In parte agri quem emerat Jacob a filiis Hemor
Judic. 7- 5 Qui autem curvatis genibus biberint, in altera parte erunt
-11 Descendit ergo ipse et Phara puer ejus in partem castrorum
-16 Divisitque trecentos viros in tres partes
-17 Ingrediar partem castrorum, et quod fecero
-19 Ingressusque est Gedeon, et trecenti viri qui erant cum eo, in partem castrorum
8-11 Ad Orientalem partem Nobe et Jegbaa
9-40 Cecideruntque ex parte ejus plurimi
14- 9 Dedit eis partem, qui et ipsi comederunt
19-29 In duodecim partes ac frusta concidens
20- 6 Concidi, misique partes in omnes terminos
-16 Et nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur
-34 Et ab Occidentali urbis parte procedere
Quod ex omni parte illis instaret interitus
-43 Ut ex utraque parte ab hostibus cæderentur
21-22 Non dedistis, et a vestra parte peccatum est
Ruth. 3- 4 Pallium, quo operitur a parte pedum
4- 3 Partem agri fratris nostri Elimelech vendet
1 Reg. 1- 4 Deditq... cunctis filiis ejus et filiabus partes
- 5 Annæ autem dedit partem unam tristis
2-33 Et pars magna domus tuæ morietur
-36 Dimitte me, obsecro, ad unam partem sacerdotalem
5- 6 Percussit in secretiori parte natium Azotum
-12 Percutiebantur in secretiori parte natium
9- 8 Inventa est in manu mea quarta pars stateris
-23 Dixitque Samuël coco: Da partem, quam dedi tibi
-27 Cumq. descenderent in extrema parte civit.
10-26 Et abiit cum eo pars exercitus
11-11 Constituit Saül populum in tres partes
14- 2 Porro Saül morabatur in extrema parte Gabaa
- 4 Eminentes petræ ex utraque parte
-14 Quasi viginti virorum, in media parte jugeri
-40 Separamini vos in partem unam, et ego cum Jonatha filio meo ero in parte altera
17- 3 Philisth. stabant super montem ex parte hac
Israël stabant supra montem ex altera parte
23-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
Viri ej. erant in latere montis ex parte altera
24- 4 Viri ej. in interiore parte speluncæ latebant
30- 1 Amalecitæ impetum fecerant ex parte Aust.
-24 Æqua e. pars erit descendentis ad prælium
2 Reg. 2-13 Hi ex una parte piscinæ: et illi ex altera
-15 Ex parte Isboseth filii Saül, et duodecim
8- 4 Captis David ex parte ej. mille septingentis

2 Reg. 10- 4 Rasitque dimidiam partem barbæ eorum
-10 Reliquam aut. partem populi tradidit Abisaï
12-28 Nunc igitur congrega reliquam partem pop.
14-30 Succenderunt servi Absalom partem agri
18- 2 Et dedit populi tertiam partem sub manu Joab, et tertiam partem sub manu Abisaï filii Sarviæ fratris Joab, et tertiam partem sub manu Ethaï
- 3 Sive media pars ceciderit e nobis
19-40 Et media tantum pars affuerat de populo Is.
-43 Decem partibus major ego sum apud regem
20- 1 Non est nobis pars in David, neq. hæreditas
3 Reg. 1- 7 Qui adjuvabant partes Adoniæ
3-25 Dividite, inquit, infantem vivum in duas partes, et date dimidiam partem uni, et dimidiam partem alteri
4-24 Et habebat pacem ex omni parte in circuitu
6- 8 Ostium lateris medii in parte erat domus
-16 Ad posteriorem partem templi tabulata cedrina
-19 Oraculum a... in interiori parte fecerat
-27 Alæ autem alteræ in media parte templi se invicem contingebant
7-30 Et per quatuor partes quasi humeruli subter
-39 Bases, quinque ad dexteram partem templi
Mare a. posuit ad dexteram partem templi
10- 7 Probavi quod media pars mihi nuntiata non fuerit
-19 Et summitas throni rotunda erat in parte posteriori
11-30 Pallium suum... scidit in duodecim partes
12-16 Respondit...: Quæ nobis pars in David?
13- 8 Si dederis mihi mediam partem domus tuæ
15-17 Egredi vel ingredi de parte Asa regis Juda
16- 9 Servus s. Zambri, dux mediæ partis equitum
-21 Tunc divisus est populus Isr. in duas partes
Media pars populi sequebatur Thebni filium Gineth... et media pars Amri
18-21 Ait: Usquequo claudicatis in duas partes?
4 Reg. 2- 8 Aquas, quæ divisæ sunt in utramque partem
-12 Vestimenta sua, et scidit illa in duas partes
3-25 A fundibulariis, et magna ex parte percussa
6-25 Donec venundaretur... et quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis
11- 6 Tertia pars vestrum introeat sabbato
Tertia autem pars sit ad portam Sur
Et tertia pars sit ad portam, quæ est post habitaculum scutariorum
- 7 Duæ vero partes e vobis, omnes egredientes
-11 Et steterunt.. a parte templi dextera, usque ad partem sinistram altaris et ædis
20- 4 Egrederetur Isaïas mediam partem atrii
23-13 Ad dexteram partem montis Offensionis
25-11 Reliquam autem populi partem... transtulit
1 Par. 12-29 Magna enim pars eorum adhuc sequebatur
-37 Et de Gad, et dimidia parte tribus Manasse
16- 3 Et divisit... et partem assæ carnis bubalæ
19-11 Reliquam autem partem populi dedit sub manu Abisaï fratris sui
21-13 Ex omni parte me angustiæ premunt
26-15 In qua parte domus erat seniorum concilium
27- 4 Macelloth, qui regebat partem exercitus
2 Par. 9-19 Stantes super sex gradus ex utraque parte
10-16 Non est nobis pars in David, neque hæreditas
23- 5 Tertia pars vestr. qui veniunt ad sabbatum
Tertia vero pars erit ad domum regis
Tertia ad portam, quæ appellatur Fundam.
-10 A parte templi dextra, usque ad partem templi sinistram
24-14 Detulerunt... reliquam partem pecuniæ
30-18 Magna etiam pars populi de Ephraïm et Manasse
31- 3 Pars autem regis erat, ut de propria ejus substantia offerretur holocaustum
- 4 Ut darent partes sacerdotibus et Levitis
-15 Ut fideliter distribuerent fratrib. suis partes
-19 Qui partes distribuerent universo sexui masculino
2Esdr. 2-20 Vobis autem non est pars et justitia
3-11 Mediam partem vici ædificavit Melchias
-12 Sellum... princeps mediæ partis vici Jerus.
-17 Hasebias princeps dimidiæ partis vici Ceilæ
-18 Filius Enadad, princeps dimidiæ partis Ceilæ
4- 6 Conjunximus totum usque ad partem dimid.
-14 Et aio ad optimates et magistratus, et ad reliquam partem vulgi: Nolite timere
-16 Media pars juvenum eorum faciebat opus
-19 Et dixi ad optimates, et ad magistratus, et ad reliquam partem vulgi
-21 Et media pars nostrum teneat lanceas
8-10 Mittite partes his qui non præparaver. sibi
-12 Ut comederet, et biberet, et mitteret partes
10-32 Ut demus tertiam partem sicli per annum
-37 Afferemus... et decimam partem terræ nostræ Levitis

2Esdr. 10-38 Et Levitæ offerent decimam partem decimæ suæ
11- 1 Ut tollerent unam partem de decem
Novem vero partes in civitatibus
12-32 Et ivit post eos Osaïas, et media pars principum Juda
-37 Et media pars populi super murum et super
-39 Et ego, et dimidia pars magistratuum mecum
-46 Dabant partes cantoribus et janitoribus
13- 5 Partes Levitarum, et cantorum, et janitor.
-10 Et cognovi quod partes Levitarum non fuissent datæ
-13 Et ipsis creditæ sunt partes fratrum suorum
-24 Et filii eorum ex media parte loquebantur Azotice, et nesciebant loqui Judaïce
Tobiæ. 8- 2 Protulit de cassidili suo partem jecoris
-24 Dimidiam partem dedit Tobiæ
Ut pars dimidia... Tobiæ dominio deveniret
10-10 Tradidit ei Saram, et dimidiam partem omnis substantiæ suæ
12- 5 Pater scilicet et filius, tulerunt eum in partem, et rogare cœperunt, ut dignaretur dimidiam partem omnium, quæ attulerant, acceptam habere
Judith. 7- 6 Reperit quod fons... aquæductum illorum a parte Australi extra civitatem dirigeret
Esth. 1- 6 Et pendebant ex omni parte tentoria
2- 9 Et traderet ei partes suas et septem puellas
5- 3 Etiam si dimidiam partem regni petieris, dabitur tibi
- 6 Etiam si dimidiam partem regni mei petieris
7- 2 Etiam si dimidiam partem regni mei petieris
9-19 Et mittunt sibi mutuo partes epularum
-22 Et mitterent sibi invicem ciborum partes
13-16 Ne despicias partem tuam, quam redemisti
Job. 20-29 Hæc est pars hominis impii a Deo
24-18 Maledicta sit pars ejus in terra, nec ambulet
26-14 Ecce, hæc ex parte dicta sunt viarum ejus
27-13 Hæc est pars hominis impii apud Deum
31- 2 Quam enim partem haberet in me Deus
32-17 Respondebo et ego partem meam
Ps. L. 10- 7 Et spiritus procellarum, pars calicis eorum
15- 5 Dominus pars hæreditatis meæ et calicis mei
62-11 In manus gladii, partes vulpium erunt
72-26 Et pars mea Deus in æternum
Eccle. 2-10 Et hanc ratus sum partem meam, si uterer
3-22 Et deprehendi... et hanc esse partem illius
5-17 Quos dedit ei Deus: et hæc est pars illius
-18 Et fruatur parte sua, et lætetur de labore suo
9- 6 Perierunt, nec habent partem in hoc sæculo
- 9 Hæc est enim pars in vita et in labore tuo
11- 2 Da partem septem, necnon et octo
Sap. 1-16 Quoniam digni sunt qui sint ex parte illius
2- 9 Quoniam hæc est pars nostra, et hæc est sors
-25 Imitantur aut. illum qui sunt ex parte illius
12- 2 Ideoq. eos, qui exerrant, partibus corripis
-10 Sed partibus judicans dabas locum pœnitentiæ
Eccli. 7-34 Da illis partem, sicut mandatum est tibi
11-18 Et hæc est pars mercedis illius
13-22 Aut quæ pars diviti ad pauperem?
14- 9 Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis
16-26 Ab institutione ipsor. distinxit partes illor.
17-15 Et pars Dei, Israel facta est manifesta
-19 Et convertet in interiores partes terræ
-25 In partes vadc sæculi sancti, cum vivis
23-28 Hom. corda intuentes in absconditas partes
24-16 Et in parte Dei mei hæreditas illius
-45 Penetrabo omnes inferiores partes terræ
26- 3 Pars bona, mulier bona, in parte timentium Deum dabitur viro pro factis bonis
37-21 Ex quo partes quatuor oriuntur, bonum et malum
41-12 Et si mortui fueritis, in maledictione erit pars vestra
-26 Et ab auferendo partem et non restituendo
44-26 Et divisit illi partem in tribubus duodecim
45-27 Non hæreditabit, et pars non est illi in gente
Ipse est enim pars ejus et hæreditas
50-13 In accipiendo autem partes de manu sacerd.
Isai. 17-14 Hæc est pars eorum, qui vastaverunt nos
44-20 Pars ej. cinis est: cor insipiens adoravit illud
57- 6 In partibus torrentis pars tua, hæc est sors
61- 7 Et rubore laudabunt partem suam
Jerem. 10-16 Non est his similis pars Jacob
12-10 Conculcaverunt partem meam
13-25 Hæc sors tua, parsque mensuræ tuæ a me
34-18 Vitulum quem conciderunt in duas partes
48-45 De medio Seon, et devorabit partem Moab
51-19 Non sicut hæc, pars Jacob
Thren. 3-24 Pars mea Dominus, dixit anima mea
Ezech. 1- 8 Sub pennis eorum in quatuor partibus
Facies et pennas per quat. partes habebant
-17 Per quatuor partes earum euntes ibant
4-11 Aquam in mensura bibes, sext. partem hin

Ezech. 5- 2 Tertiam partem igni combures in medio civ.
Assumes tertiam partem, et concides gladio
-12 Tertia pars tui peste morietur
Et tertia pars tui in gladio cadet in circuitu t.
Tertiam vero partem tuam in omnem ventum dispergam
10-11 Cumque ambularent, in quatuor partes gradiebantur
15- 4 Utramque partem ejus consumpsit ignis
24- 4 Congere frusta ejus in eam, omnem partem bonam, femur et armum
- 6 Per partes et per partes suas ejice eum
40-10 Et mensura una frontium ex utraque parte
41-15 Ethecas ex utraq. parte centum cubitorum
-16 Ethecas in circuitu per tres partes
-19 Faciem hominis juxta palmam ex hac parte
Et faciem leonis juxta palmam ex alia parte
-24 Ex utraque parte bina erant ostiola
Bina e. ostia erant ex utraq. parte ostiorum
45- 2 Et erit ex omni parte sanctificatum
- 7 Juxta unamquamque partem a termino Occidentali
-11 Ut capiat decimam partem cori batus, et decimam partem cori ephi
-13 Sextam partem ephi de coro frumenti, et sextam partem ephi de coro hordei
-14 Batus olei, decima pars cori est
46-14 Et faciet sacrificium super eo cata mane, mane sextam partem ephi, et de oleo tertiam partem hin
47- 7 Cumque me convertissem, ecce in ripa torrentis ligna multa nimis ex utraque parte
-12 Ex utraque parte omne lignum pomiferum
48- 8 Sicuti singulæ partes, a plaga Orientali
-21 Quod autem reliquum fuerit, principis erit ex omni parte primitiarum sanctuarii
Similiter in partibus principis erit
Dan. 1- 2 Et tradidit Dom. in manu ejus Joakim regem Juda, et partem vasorum domus Dei
2-33 Pedum quædam pars erat ferrea, quædam autem fictilis
-41 Porro quia vidisti pedum et digitorum partem testæ figuli, et partem ferream
-42 Et digitos pedum ex parte ferreos, et ex parte fictiles : ex parte regnum erit solidum, et ex parte contritum
4-12 Et cum feris pars ejus in herba terræ
7- 5 Et ecce bestia alia similis urso in parte stetit
Osee. 5- 7 Nunc devorabit eos mensis cum partibus
Amos. 4- 7 Pars una compluta est, et pars, super quam non plui, aruit
7- 4 Et devoravit abyssum multam, et comedit simul partem
Mich. 2- 4 Pars populi mei commutata est
Habac. 1-16 Quia in ipsis incrassata est pars ejus
Zach. 2-12 Et possidebit Dominus Judam partem suam
13- 8 Partes duæ in ea dispergentur, et deficient; et tertia pars relinquetur in ea
- 9 Ducam tertiam partem per ignem, et uram
14- 2 Et egredietur media pars civitatis in captivitatem
- 4 Et scindetur mons Olivarum ex media parte
1 Mac. 3-37 Et rex assumpsit partem exercitus residui
4-19 Ecce apparuit pars quædam prospiciens de monte
6-38 Equitatum hinc et inde statuit in duas partes
-40 Et distincta est pars exercitus regis per montes
9-11 Et divisi sunt equites in duas partes
-12 Et proximavit legio ex duabus partibus
-13 Exclamaverunt autem et hi qui erant ex parte Judæ
-14 Et vidit Judas, quod firmior est pars exercitus Bacchidis in dextris
-15 Et contrita est dextera pars ab eis
-49 Ceciderunt de parte Bacchidis die illa mille
10-30 Et dimidiam partem fructus ligni, quod est portionis meæ, relinquo vobis
11-39 Tryphon a. erat quidam partium Alexandri
-70 Et fugerunt qui erant ex parte Jonathæ
-73 Et viderunt qui fugiebant partis illius
12-34 Audivit enim quod vellent præsidium tradere partibus Demetrii
2 Mac. 1-26 Et custodi partem tuam, et sanctifica
2-31 Curiosius partes singulas quasq. disquirere
3-26 Qui circumsteterunt eum, et ex utraque parte flagellabant, sine intermissione
8-24 Majorem autem partem exercitus... fugere compulerunt
12-24 Ipse vero Timoth. incidit in partes Dosithei
Matth. 2-22 Secessit in partes Galilææ
15-21 Inde Jesus secessit in partes Tyri et Sidonis
16-13 Venit a. Jesus in partes Cæsareæ Philippi
24-51 Partemque ejus ponet cum hypocritis
27-51 Velum templi scissum est in duas partes
Marc. 6-40 Et discubuerunt in partes per centenos
8-10 Cum Discipulis suis, venit in partes Dalmanutha
Luc. 5-19 Non invenientes qua parte illum inferrent
10-42 Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea
11-36 Non habens aliquam partem tenebrarum
12-46 Partemque ejus cum infidelibus ponet
24-42 Obtulerunt ei partem piscis assi, et favum
Joan. 13- 8 Si non lavero te, non habebis partem mecum
19-23 Et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem
Act. 2-10 Et partes Libyæ, quæ est circa Cyrenen
5- 2 Et afferens partem quamdam, ad pedes Apostolorum posuit
8-21 Non est tibi pars, neque sors in sermone isto
16-12 Quæ est prima partis Macedoniæ civitas
19- 1 Factum est a... ut Paulus, peragratis superioribus partibus, veniret Ephesum
-27 Non solum autem hæc periclitabitur nobis pars in redargutionem venire
20- 2 Cum autem perambulasset partes illas
23- 6 Sciens autem Paulus, quia una pars esset Sadducæorum, et altera Pharisæorum
Rom. 11-25 Quia cæcitas ex parte contigit in Israël
15-15 Audacius a. scripsi vobis, fratres, ex parte
-24 Si vobis primum ex parte fruitus fuero
1 Cor. 11-18 Audio scissuras esse inter vos, et ex parte credo
13- 9 Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetamus
-10 Cum autem venerit... evacuabitur quod ex parte est
-12 Nunc cognosco ex parte; tunc a. cognoscam
14-27 Sive lingua quis loquitur, secundum duos, aut ut multum tres, et per partes
2 Cor. 1-14 Sicut et cognovistis nos ex parte
2- 5 Sed ex parte, ut non onerem omnes vos
3-10 Nec glorificatum est, quod claruit in hac parte
6-15 Aut quæ pars fideli cum infideli ?
9- 3 Ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte
11-21 Quasi nos infirmi fuerimus in hac parte
Galat. 1-21 Deinde veni in partes Syriæ et Ciliciæ
Ephes. 4- 9 Descendit primum in inferiores partes terræ
Colos. 1-12 Qui dignos nos fecit in partem sortis sanct.
2-16 Nemo ergo vos judicet... in parte diei festi
1 Tim. 5-21 Nihil faciens in alteram partem declinando
Hebr. 9- 4 Arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro
Apoc. 1-16 De ore ej. gladius utraq. parte acutus exibat
2-12 Qui habet rhomphæam utraq. parte acutam
6- 8 Data est illi potestas sup. quat. partes terræ
8- 7 Et tertia pars terræ combusta est
Et tertia pars arborum concremata est
- 8 Et facta tertia pars maris, sanguis.
- 9 Et mortua est tertia pars creaturæ eorum
Et tertia pars navium interiit
-10 Et cecidit in tertiam partem fluminum
-11 Facta est tertia pars aquarum in absynthium
-12 Et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lunæ, et tertia pars stellarum, ita ut obscuraretur tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia
9-15 Ut occiderent tertiam partem hominum
-18 Occisa est tertia pars hominum, de igne
11-13 Et decima pars civitatis cecidit
12- 4 Cauda ejus trahebat tertiam partem stellar.
16-19 Et facta est civitas magna in tres partes
19-15 Procedit gladius ex utraque parte acutus
20- 6 Qui habet partem in resurrectione prima
21- 8 Pars illorum erit in stagno ardenti igne
22- 2 Et ex utraque parte fluminis lignum vitæ
-19 Auferet Deus partem ejus de libro vitæ

PARTHI.

Parthi, oriundi e Scythis, eam Asiæ regionem occupaverunt, quæ ab Occasu, Media; a Septentrione, mari Caspio; ab Oriente, Bactriana et Ariana; a Meridie, Caramaniæ desertis terminabatur.

Act. 2- 9 Parthi, et Medi, et Ælamitæ, et qui habitant

PARTICEPS.

2 Par. 20-36 Et particeps fuit ut facerent naves
Tobiæ. 3-17 Neque cum his, qui in levitate ambulant, participem me præbui
Esth. 16-24 Quæ noluerit solemnitatis hujus esse particeps
Psal. 118-63 Particeps ego sum omnium timentium te
Prov. 5-17 Habeto eas solus, nec sint alieni participes
28-24 Et dicit hoc non esse peccatum, particeps homicidæ est
Sap. 6-25 Talis homo non erit particeps sapientiæ
7-14 Participes facti sunt amicitiæ Dei
Isai. 44-11 Ecce omnes participes ejus confundentur
Osee. 4-17 Particeps idolorum Ephraïm, dimitte eum
6- 9 Particeps sacerdotum, in via interficientium
Malac. 2-14 Et hæc particeps tua, et uxor fœderis tui
1 Mac. 10-65 Posuit eum ducem et participem principat.
2 Mac. 4-14 Festinarent participes fieri palæstræ
5-20 Ipse locus particeps factus est populi malorum
-27 Ne participes essent coinquinationis
7-29 Sed dignus fratribus tuis effectus particeps
Rom. 15-27 Nam si spiritualium eorum participes facti
1 Cor. 9-12 Si alii potestatis vestræ participes sunt
-23 Propter Evangelium : ut particeps ejus efficiar
10-18 Nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris ?
-21 Non potestis mensæ Domini participes esse
Ephes. 5- 7 Nolite ergo effici participes eorum
1 Tim. 6- 2 Sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt
Hebr. 1- 9 Propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis præ participibus tuis
3- 1 Fratres sancti, vocationis cœlestis participes
-14 Participes enim Christi effecti sumus
5-13 Omnis e., qui lactis est particeps, expers est
6- 4 Et participes facti sunt Spiritus sancti
12- 8 Cujus participes facti sunt omnes
Apoc. 1- 9 Ego Joannes frater vester, et particeps in tribulatione, et regno, et patientia
18- 4 Ut ne participes sitis delictorum ejus

PARTICIPATIO.

Psal. 121- 3 Cujus participatio ejus in idipsum
1 Cor. 10-16 Nonne participatio corporis Domini est ?
2 Cor. 6-14 Quæ e. participatio justitiæ cum iniquitate ?

PARTICIPO.

Prov. 29-24 Qui cum fure participat, odit animam suam
2 Mac. 5-10 Neque patrio sepulcro participans
1 Cor. 9-13 Qui altari deserviunt, cum altari participant
10-17 Omnes qui de uno pane participamus
-30 Si ego cum gratia participo, quid blasphemor
Hebr. 2-14 Et ipse similiter participavit eisdem

PARTICULA.

Tobiæ. 6- 8 Cordis ej. particulam si sup. carbones ponas
Eccli. 14-14 Et particula boni doni non te prætereat

PARTICULATIM.

2 Mac. 15-33 Præcisam jussit particulatim avibus dari

PARTIOR.

Exod. 18-22 Leviusque sit tibi, partito in alios onere
Josue. 19-51 Partitique sunt terram
2 Reg. 6-19 Et partitus est universæ multitudini Israël
2 Esdr. 9-22 Et dedisti eis regna... et partitus es eis sortes
Psal. 59- 8 Lætabor, et partibor Sichimam
1 Mac. 5-20 Et partiti sunt Simoni viri tria millia
Joan. 19-24 Dicens : Partiti sunt vestimenta mea sibi

PARTITIO.

1 Par. 24- 1 Porro filiis Aaron hæ partitiones erant
Ezech. 48-29 Et hæ partitiones earum, ait Dominus Deus

PARTURIO.

Gen. 35-16 In qua cum parturiret Rachel
Deut. 2-25 Et in morem parturientium contremiscant
4 Reg. 19- 3 Et vires non habet parturiens
Job. 39- 1 Vel parturientes cervas observasti
Psal. 7-15 Ecce parturiit injustitiam: concepit dolorem
47- 7 Ibi dolores ut parturientis
Prov. 8-25 Ante colles ego parturiebar
10-31 Os justi parturiet sapientiam
Cant. 7-12 Si floruit vinea, si flores fructus parturiunt
Eccli. 19-11 A facie verbi parturit fatuus, tanquam gem.
34- 6 Et sicut parturientis, cor tuum phantasias patitur
48-21 Et doluerunt quasi parturientes mulieres
Isai. 13- 8 Torsiones et dolores tenebunt; quasi parturiens, dolebunt
21- 3 Angustia possedit me, sicut angustia parturientis
23- 4 Fortitudo maris, dicens : Non parturivi
26-18 Concepimus, et quasi parturivimus
42-14 Silui, patiens fui, sicut parturiens loquar
45-10 Væ qui dicit... et mulieri : Quid parturis ?
66- 7 Antequam parturiret, peperit
- 8 Numquid parturiet terra in die una ?
Quia parturivit, et peperit Sion filios suos
Jerem. 4-31 Vocem enim quasi parturientis audivi
6-24 Tribulatio apprehendit nos, dolores ut parturientem

Jerem. 13-21 Numquid non dolores apprehendent te, quasi mulierem parturientem?
22-23 Quomodo congemuisti, cum venissent tibi dolores, quasi dolores parturientis?
30- 6 Super lumbum suum, quasi parturientis
48-41 Et erit cor fortium Moab in die illa, sicut cor mulieris parturientis
49-22 In die illa, quasi cor mulieris parturientis
-24 Dolores tenuerunt eam quasi parturientem
50-43 Apprehendit eum dolor quasi parturientem
Ezech. 30-16 Quasi parturiens dolebit Pelusium
Osee. 13-13 Dolores parturientis venient ei
Mich. 4- 9 Quia comprehendit te dolor sicut parturientem
-10 Dole, et satage, filia Sion, quasi parturiens
5- 3 Usque ad tempus, in quo parturiens pariet
Rom. 8-22 Creatura ingemiscit, et parturit usque adhuc
Galat. 4-19 Filioli mei, quos iterum parturio
-27 Erumpe, et clama, quæ non parturis
Apoc. 12- 2 Clamabat parturiens, et cruciabatur

PARTUS.

Gen. 35-17 Ob difficultatem partus periclitari cœpit
38-27 Instante autem partu, apparuerunt gemini
Exod. 1-16 Quando... et partus tempus advenerit
1 Reg. 4-19 Uxor Phinees prægnans erat, vicinaque partui
4 Reg. 19- 3 Venerunt filii usque ad partum
Job. 39- 1 Numquid nosti tempus partus ibicum?
- 2 Et scisti tempus partus earum?
Prov. 30-17 Et qui despicit partum matris suæ, effodiant
Eccli. 19-11 Tanquam gemitus partus infantis
Isai. 26-17 Cum appropinquaverit ad partum
37- 3 Quia venerunt filii usque ad partum
66- 7 Antequam veniret partus ejus, peperit
Osee. 9-11 Gloria eorum a partu, et ab utero

PARUM.

Gen. 30-15 Parum-ne tibi videtur, quod præripueris
44-25 Revertimini, et emite nobis parum tritici
Num. 11-32 Congregavit coturnicum, qui parum, decem coros
16- 9 Num parum vobis est, quod separavit vos?
-13 Numquid parum est tibi quod eduxisti nos?
Josue. 22-17 An parum vobis est quod peccastis in Beelphegor
1 Reg. 18-23 Num parum videtur vobis, generum esse regis?
2 Reg. 7-19 Sed et hoc parum visum est in conspectu tuo
4 Reg. 3-18 Parumque est hoc in conspectu Domini
4- 2 Non habeo ancilla tua quidquam in domo mea, nisi parum olei, quo ungar
10-18 Achab coluit Baal parum, ego autem colam
1 Par. 17-17 Sed et hoc parum visum est in conspectu tuo
1 Esdr. 9- 8 Nunc quasi parum et ad momentum facta est deprecatio nostra
Prov. 15-16 Melius est parum cum timore Domini
16- 8 Melius est parum cum justitia
24-33 Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis
Eccle. 5-11 Sive parum, sive multum comedat
Isai. 7-13 Numquid parum vobis est, molestos esse?
30-14 Aut hauriatur parum aquæ de fovea
49- 6 Et dixit: Parum est ut sis mihi servus
Aggæi. 1- 6 Seminastis multum, et intulistis parum
Zach. 1-15 Quia ego iratus sum parum, ipsi vero adjuverunt in malum

PARUMPER.

Gen. 42-24 Avertitque se parumper, et flevit
Judic. 17- 8 Et declinasset parumper in domum Michæ
Isai. 54- 8 Abscondi faciem meam parumper a te

PARVIPENDO.

Gen. 25-34 Parvipendens quod primogenita vendidisset
Levit. 20- 4 Et quasi parvipendens imperium meum
2 Par. 36-16 Et parvipendebant sermones ejus
Esth. 1-18 Parvipendent imperia maritorum

PARVULUS, A, UM. *Adject. et subst.*

Gen. 25-22 Sed collidebantur in utero ejus parvuli
-26 Sexagenarius erat Isaac, quando nati sunt ei parvuli
33- 5 Vidit mulieres et parvulos earum, et ait Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus
-13 Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros
-14 Sicut videro parvulos meos posse
34-29 Parvulos quoque eorum et uxores duxerunt
43- 8 Ne moriamur nos et parvuli nostri
-29 Et ait: Iste est frater vester parvulus
44-20 Est nobis pater senex, et puer parvulus
45-19 Ad subvectionem parvulorum suorum
46- 5 Tuleruntque eum filii cum parvulis et uxoribus suis
50- 8 Absque parvulis et gregibus, atque armentis
-21 Ego pascam vos, et parvulos vestros
Exod. 2- 6 Cernensque in ea parvulum vagientem
10- 9 Cum parvulis nost. et senioribus pergemus
-10 Quomodo ego dimittam vos, et parvulos
-24 Parvuli vestri eant vobiscum
12-37 Profectique sunt... sexcenta fere millia peditum virorum, absque parvulis
Num. 14-31 Parvulos autem vestros... introducam
31- 9 Ceperuntque mulieres eorum, et parvulos
-17 Quidquid est generis masculini, etiam in parvulis
32-16 Parvulis quoque nostris urbes munitas
-17 Parvuli nostri, et quidquid habere possumus
-24 Ædificate ergo urbes parvulis vestris
-26 Parvulos nostros et mulieres... relinquemus
Deut. 1-31 Ut solet homo gestare parvulum filium s.
-39 Parvuli vestri, de quibus dixistis quod captivi ducerentur... ipsi ingredientur
2-34 Interfectis... viris ac mulieribus et parvulis
3- 6 Disperdentes... virosque ac mulieres et parvulos
-19 Absque uxoribus, et parvulis, atq. jumentis
28-50 Quæ non deferat seni, nec misereatur parvuli
31-12 Parvulis et advenis, qui sunt intra portas t.
Josue. 8-35 Coram... mulieribus ac parvulis et advenis
Judic. 18-21 Et ante se ire fecissent parvulos ac jumenta
21-10 Et percutite... tam uxores quam parvulos
1 Reg. 15- 3 Sed interfice... et parvulum atque lactentem
-17 Nonne cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israël factus es?
16-11 Adhuc reliquus est parvulus, et pascit oves
20-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum David, et puer parvulus cum eo
22-19 Percussit... viros et mulieres et parvulos
2 Reg. 9-12 Habebat a. Miphiboseth filium parvulum
12- 3 Præter ovem unam parvulam, quam emerat
-15 Percussit quoque Dominus parvulum
-16 Deprecatusq. est David Dom. pro parvulo
-18 Timueruntque servi David nuntiare ei quod mortuus esset parvulus
Cum parvulus adhuc viveret, loquebamur
3 Reg. 2-20 Petitionem unam parvulam ego deprecor
3- 7 Ego autem sum puer parvulus, et ignorans
11-17 Erat autem Adad puer parvulus
4 Reg. 5- 2 Et captivam duxerant de terra Israël puellam parvulam
-14 Et restituta est caro ejus, sicut caro pueri parvuli
8-12 Et parvulos eorum elides, et prægnantes divides
1 Par. 22- 5 Salomon filius meus puer parvulus est
2 Par. 20-13 Juda stabat coram Domino, cum parvulis
Judith. 7-12 Omnes viri, fœminæque, juvenes, et parvuli
Esth. 2-20 Et ita cuncta faciebat, ut eo tempore solita erat, quo eam parvulam nutriebat
3-13 Ut occiderent atq. delerent omnes Judæos.. parvulos et mulieres
Job. 5- 2 Et parvulum occidit invidia
21-11 Egrediuntur quasi greges parvuli eorum
Psal. 16-14 Et dimiserunt reliquias suas parvulis suis
18- 8 Sapientiam præstans parvulis
63- 8 Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum
114- 6 Custodiens parvulos Dominus
118-130 Illuminat: et intellectum dat parvulis
136- 9 Beatus qui.. allidet parvulos tuos ad petram
Prov. 1- 4 Ut detur parvulis astutia, adolescenti scientia et intellectus
-22 Usquequo parvuli diligitis infantiam
-32 Aversio parvulorum interficiet eos
7- 7 Video parvulos, considero vecordem juven.
8- 5 Intelligite, parvuli, astutiam, et insipientes
9- 4 Si quis est parvulus, veniat ad me
-16 Qui est parvulus, declinet ad me
14-18 Possidebunt parvuli stultitiam, et expectab.
21-11 Mulctato pestilente sapientior erit parvulus
23-10 Ne attingas parvulorum terminos
27-12 Parvuli transeuntes sustinuerunt dispendia
Cant. 2-15 Capite nobis vulpes parvulas quæ demoliuntur vineas
Isai. 9- 6 PARVULUS enim NATUS est nobis
11- 6 Morabuntur, et puer parvulus minabit eos
13-18 Sed sagittis parvulos interficient
22-24 Omne vas parvulum, a vasis craterarum
33-18 Ubi legis verba ponderans? ubi doctor parvulorum?
50- 2 Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea?
57- 5 Immolantes parvulos in torrentibus
60-22 Minimus erit in mille, et parvulus in gentem
Jerem. 6-11 Effunde super parvulum foris
9-21 Disperdere parvulos deforis, juvenes de plat.
Jerem. 40- 7 Et quod commendasset ei... mulieres et parvulos
43- 6 Viros et mulieres, et parvulos, et filias regis
44- 7 Ut intereat ex vobis vir et mulier, parvulus
48- 4 Annuntiate clamorem parvulis ejus
49-15 Ecce enim parvulum dedi te in gentibus
-20 Si non dejecerint eos parvuli gregis
50-45 Nisi detraxerint eos parvuli gregum
Thren. 1- 5 Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem
2-11 Cum deficeret parvulus et lactens in plateis
-19 Leva ad eum manus tuas pro anima parvulorum tuorum
-20 Ergo-ne comedent mulieres fructum suum, parvulos ad mensuram palmæ?
4- 4 Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis
Ezech. 9- 6 Virginem, parvulum, et mulieres interficite
Dan. 7- 8 Et ecce cornu aliud parvulum ortum est
11-34 Cumque corruerint, sublevabuntur auxilio parvulo
14- 9 Exceptis uxoribus, et parvulis, et filiis
Osee. 14- 1 In gladio pereant, parvuli eorum elidantur
Joel. 2-16 Congregate parvulos, et sugentes ubera
Amos. 7- 2 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
- 5 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
Abdiæ. - 2 Ecce parvulum dedi te in gentibus
Mich. 2- 9 A parvulis earum tulistis laudem meam
5- 2 ET TU, BETHLEHEM Ephrata, parvulus es in millibus Juda
Nahum. 3-10 Parvuli ejus elisi sunt in capite omnium viarum
-17 Et parvuli tui quasi locustæ locustarum
Zach. 13- 7 Et convertam manum meam ad parvulos
2 Mac. 5-13 Fiebant.. virginumque et parvulorum neces
8- 4 Memoraretur quoque iniquissimas mortes parvulorum innocentum
9-15 Et cum parvulis exterminaturum dixerat
Matth. 11-25 Et revelasti ea parvulis
14-21 Exceptis mulieribus et parvulis
15-38 Quatuor millia hominum, extra parvulos
18- 2 Et advocans Jesus parvulum, statuit eum
- 3 Nisi conversi fueritis, et efficiamini sicut parvuli
- 4 Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste
- 5 Et qui susceperit unum parvulum talem
19-13 Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret
-14 Sinite parvulos, et nolite eos prohibere
Marc. 10-13 Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos
-14 Et ait illis: Sinite parvulos venire ad me
-15 Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus
Luc. 10-21 Et revelasti ea parvulis
1 Cor. 3- 1 Tanquam parvulis in Christo, (-2) lac vobis potum dedi, non escam
13-11 Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus
Factus sum vir, evacuavi quæ erant parvuli
14-20 Sed malitia parvuli estote
Galat. 4- 1 Quanto tempore hæres parvulus est
- 3 Ita et nos cum essemus parvuli
1 Thes. 2- 7 Sed facti sumus parvuli in medio vestrum
Hebr. 5-13 Expers est sermonis justitiæ, parvulus e. est

PARVUS, A, UM.

Vid. supra MINOR, MINIMUS.

Gen. 19-20 Est civitas hæc juxta, ad quam possum fugere, parva, et salvabor in ea
47- 9 Dies peregrinationis meæ centum triginta annorum sunt, parvi et mali
Levit. 21-18 Si claudus, si parvo vel grandi vel torto naso
Deut. 1-17 Ita parvum audietis ut magnum
30-18 Et parvo tempore moreris in terra
33- 6 Et non moriatur, et sit parvus in numero
Josue. 10-28 Non dimisit in ea saltem parvas reliquias
1 Reg. 2-19 Et tunicam parvam faciebat ei mater sua
5- 9 Et percutiebat viros... a parvo usque ad maj.
20- 2 Neque enim faciet pater meus quidquam grande vel parvum
30-19 Nec defuit quidquam a parvo usque ad mag.
2 Reg. 12- 8 Et si parva sunt ista, adjiciam tibi multo
3 Reg. 18-44 Ecce nubecula parva quasi vestigium hom.
20-27 Quasi duo parvi greges caprarum
4 Reg. 2-23 Pueri parvi egressi sunt de civitate, et illudebant ei
4-10 Faciamus ergo ei cœnaculum parvum
23- 2 Et omnis populus a parvo usque ad magnum
25-26 Omnis populus a parvo usque ad magnum
1 Par. 16-19 Cum essent pauci numero, parvi et coloni
26-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo, et parvis, et magnis
2 Esdr. 7- 4 Et populus parvus in medio ejus

Esth. 10- 6 Parvus fons, qui crevit in fluvium
11-10 Fons parvus crevit in fluvium maximum
Job. 3-19 Parvus et magnus ibi sunt, et servus liber
8- 7 In tantum, ut si priora tua fuerint parva
26-14 Et cum vix parvam stillam sermonis ejus audierimus
Eccle. 9-14 Civitas parva, et pauci in ea viri
10- 1 Pretiosior est sapientia et gloria, parva et ad tempus stultitia
Cant. 8- 8 Soror nostra parva, et ubera non habet
Prolog.Eccli. Non parvam habent differentiam
Non parvæ neque contemnendæ doctrinæ
Isai. 16-14 Et relinquetur parvus et modicus
Jerem. 16- 6 Et morientur grandes et parvi in terra ista
42- 1 Reliquum vulgus a parvo usque ad magnum
Ezech. 5- 3 Et sumes inde parvum numerum
16-20 Numquid parva est fornicatio tua ?
Zach. 4-10 Quis enim despexit dies parvos ?
2 *Mac.* 11- 1 Sed parvo post tempore, Lysias procurator
Act. 12-18 Erat non parva turbatio inter milites

PASCHA.

1 *Esdr.* 6-19 Fecerunt a. filii Isr. transmigrationis Pascha
-20 Omnes mundi ad immolandum Pascha
Ezech. 45-21 In primo mense, quarta decima die mensis, erit vobis Paschæ solemnitas
Matth. 26- 2 Scitis quia post biduum Pascha fiet
-17 Ubi vis paremus tibi comedere Pascha ?
-18 Apud te facio Pascha cum Discipulis meis
-19 Et feceruntDiscipuli sicut constituit illis Jesus, et paraverunt Pascha
Marc. 14- 1 Erat autem Pascha et Azima post biduum
-12 Quando Pascha immolabant, dicunt ei Discipuli : Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces Pascha ?
-14 Ubi Pascha cumDiscipulis meis manducem?
-16 Et invenerunt sicut dixerat illis, et paraverunt Pascha
Luc. 2-41 Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem, in die solemni Paschæ
22- 1 Dies festus Azymorum, qui dicitur Pascha
- 7 Dies Azymorum, in qua necesse erat occidi Pascha
- 8 Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus
-11 Ubi Pascha cum Discipulis meis manducem?
-13 Invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt Pascha
-15 Desideravi hoc Pascha manducare vobisc.
Joan. 2-13 Et prope erat Pascha Judæorum, et ascendit
-23 Cum autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo
6- 4 Erat autem proximum Pascha, dies festus
11-55 Proximum autem erat Pascha Judæorum
Et ascenderunt multi Jerosolymam de regione ante Pascha
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Bethaniam
13- 1 Ante diem festum Paschæ, sciens Jesus
18-28 Ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha
-39 Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha
19-14 Erat a. Parasceve Paschæ, hora quasi sexta
Act. 12- 4 Volens post Pascha producere eum populo
1 *Cor.* 5- 7 Pascha nostrum immolatus est Christus
Hebr. 11-28 Fide celebravit Pascha, et sanguinis effusionem

PASCO et PASCOR.

Gen. 29- 9 Nam gregem ipsa pascebat
30-31 Iterum pascam, et custodiam pecora tua
-36 Et generum, qui pascebat reliquos greges
31- 4 Misit, et vocavit Rachel et Liam in agrum, ubi pascebat greges
36-24 Cum pasceret asinos Sebeon patris sui
37- 2 Pascebat gregem cum fratr. suis adhuc puer
-12 Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem
-13 Fratres tui pascunt oves in Sichimis : veni
-16 Indica mihi ubi pascant greges
41- 2 Et pascebantur in locis palustribus
- 3 Et pascebantur in ipsa amnis ripa
45-11 Ibique te pascam (adhuc enim quinque anni residui sunt famis), ne et tu pereas
48-15 Deus qui pascit me ab adolescentia mea
50-21 Ego pascam vos, et parvulos vestros
Exod. 3- 1 Moyses a. pascebat oves Jethro soceri sui
34- 3 Boves quoq. et oves non pascantur econtra
Deut. 11-15 Fœnumque ex agris ad pascenda jumenta
1 *Reg.* 16-11 Adhuc reliquus est parvulus, et pascit oves
17-34 Pascebat servus tuus patris sui gregem
25-16 Om. diebus quibus pavimus apud eos greges
2 *Reg.* 5- 2 Tu pasces populum m. Israël, et tu eris dux
7- 7 Cui præcepi ut pasceret populum meum
3 *Reg.* 17- 4 Corvisque præcepi ut pascant te ibi
3 *Reg.* 17- 9 Præcepi enim ibi mulieri viduæ ut pascat te
18- 4 In speluncis, et pavit eos pane et aqua
-13 In speluncis, et paverim eos pane et aqua
1 *Par.* 11- 2 Tu pasces populum meum Israël, et tu eris princeps
17- 6 Quibus præceperam ut pascerent populum
27-29 Porro armentis, quæ pascebantur in Saron
2 *Par.* 10-16 Tu autem pasce domum tuam, David
2 *Esdr.* 9-21 Quadraginta annis pavisti eos in deserto
Job. 1-14 Boves arabant, et asinæ pascebantur juxta
24- 2 Diripuerunt greges, et paverunt eos
-21 Pavit enim sterilem, quæ non parit
Psal. 36- 3 Et inhabita terram, et pasceris in divitiis ej.
77-71 Pascere Jacob servum suum, et Israel hæreditatem suam
-72 Et pavit eos in innocentia cordis sui
Prov. 10- 4 Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos
15-14 Et os stultorum pascitur imperitia
28- 7 Qui autem comessatores pascit, confundit patrem suum
Cant. 1- 6 Indica mihi... ubi pascas, ubi cubes in meridie
- 7 Pasce hœdos tuos juxta tabernacula pastor.
2-16 Dilectus meus mihi, et ego illi, qui pascitur inter lilia
4- 5 Capreæ gemelli, qui pascuntur in liliis
6- 1 Ut pascatur in hortis, et lilia colligat
- 2 Et dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia
Sap. 16-26 Non nativitatis fructus pascunt homines
Eccli. 29-32 Hospitabitur, et pascet, et potabit ingratos
Isai. 5-17 Et pascentur agni juxta ordinem suum
11- 7 Vitulus et ursus pascentur : simul requiesc.
14-30 Et pascentur primogeniti pauperum
27-10 Ibi pascetur vitulus, et ibi accubabit
30-23 Pascetur in possessione tua in die illo agnus
40-11 Sicut pastor gregem suum pascet
49- 9 Super vias pascentur, et in omnibus planis
61- 5 Et stabunt alieni, et pascent pecora vestra
65-25 Lupus et agnus pascentur simul, leo et bos
Jerem. 3-15 Et pascent vos scientia et doctrina
6- 3 Pascet unusq. eos qui sub manu sua sunt
22-22 Omnes pastores tuos pascet ventus
23- 2 Ad pastores qui pascunt populum meum
- 4 Suscitabo super eos pastores, et pascent eos
50-19 Pascetur Carmelum, et Basan et in monte
Ezech. 34- 2 Væ pastoribus Israël, qui pascebant semet.
Nonne greges a pastoribus pascuntur ?
- 3 Gregem autem meum non pascebatis
- 8 Sed pascebant pastores semetipsos, et greges meos non pascebant
-10 Cessare faciam eos ut ultra non pascant gregem, nec pascant amplius pastores semet.
-13 Et pascam eas in montibus Israël, in rivis
-14 In pascuis uberrimis pascam eas, et in mont.
Et in pascuis pinguibus pascentur super montes
-15 Ego pascam oves meas, et ego eas accubare faciam, dicit Dominus Deus
-16 Et forte custodiam : et pascam illas in judicio
-19 Et oves meæ his, quæ conculcata pedibus vestris fuerant, pascebantur
-23 Et SUSCITABO SUPER EAS PASTOREM UNUM, qui pascat eas, servum meum David
Ipse pascet eas, et ipse erit eis in pastorem
Osee. 4-16 Nunc pascet eos Dominus, quasi agnum
9- 2 Area et torcular non pascet eos
12- 1 Ephraïm pascit ventum, et sequitur æstum
Jonæ. 3- 7 Nec pascantur, et aquam non bibant
Mich. 5- 4 Et stabit, et pascet in fortitudine Domini
6 Et pascent terram Assur in gladio
7-14 Et pasce populum tuum in virga tua
Pascentur Basan et Galaad juxta dies antiquos
Soph. 2- 7 Ibi pascentur, in domibus Ascalonis ad vesperam
3-13 Quoniam ipsi pascentur, et accubabunt
Zach. 11- 4 Hæc dicit Dominus Deus meus : Pasce pecora occisionis
7 Pascam pecus occisionis propter hoc
Alteram vocavi Funiculum : et pavi gregem
9 Et dixi : Non pascam vos : quod moritur
Matth. 6-26 Et Pater vester cœlestis pascit illa
8-30 Erat a... grex multorum porcorum pascens
25-37 Quando te vidimus esurientem, et pavimus te
Marc. 5-11 Erat a. ibi.. grex porcorum magnus, pascens
-14 Qui autem pascebant eos, fugerunt
Luc. 8-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte
-34 Quod ut viderunt factum qui pascebant
12-24 Quibus non est cellarium neque horreum, et Deus pascit illos
15-15 Misit illum in villam suam, ut pasceret porcos
Luc. 17- 7 Habens servum arantem aut pascentem
Joan. 21-15 Tu scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnos meos
-16 Tu scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnos meos
-17 Tu scis quia amo te. Dixit ei : Pasce oves meas
1 *Cor.* 9- 7 Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat
1 *Petr.* 5- 2 Pascite qui in vobis est gregem Dei
Judæ. -12 Convivantes sine timore, semetipsos pascentes
Apoc. 12- 6 Ut ibi pascant eam diebus mille ducentis sexaginta

PASCUA et PASCUUM.

1 *Reg.* 16-19 Mitte ad me David filium tuum, qui est in pascuis
2 *Reg.* 7- 8 Ego tuli te de pascuis sequentem greges
1 *Par.* 4-39 Et ut quærerent pascua gregibus suis
-40 Inveneruntq. pascuas uberes, et valde bonas
-41 Quoniam uberrimas pascuas ibidem repererunt
17- 7 Tuli te, cum in pascuis sequereris gregem
Job. 39- 8 Circumspicit montes pascuæ suæ
Psal. 22- 2 In loco pascuæ ibi me collocavit
73- 1 Iratus est furor tuus super oves pascuæ tuæ
78-13 Nos a. populus tuus, et oves pascuæ tuæ
94- 7 Et nos populus pascuæ ejus, et oves manus
99- 3 Populus ejus, et oves pascuæ ejus
Eccli. 13-23 Sic et pascua divitum sunt pauperes
Isai. 7-25 Erit in pascua bovis, et in conculcationem
32-14 Gaudium onagrorum pascua gregum
34-13 Et erit cubile draconum, et pascua struthionum
37-27 Facti sunt sicut fœnum agri, et gramen pascuæ
49- 9 Pascentur, et in omnibus planis pascua
Jerem. 23- 1 Væ pastoribus, qui disperdunt et dilacerant gregem pascuæ meæ
25-36 Quia vastavit Dominus pascua eorum
Thren. 1- 6 Velut arietes non invenientes pascua
Ezech. 34-14 In pascuis uberrimis pascam eas, et in montibus excelsis Israel erunt pascua
Et in pascuis pinguibus pascentur super montes
-18 Nonne satis vobis erat pascua bona depasci?
Insuper et reliquias pascuarum vestrarum conculcastis pedibus vestris
-31 Greges mei, greges pascuæ meæ, homines estis
Osee 13- 6 Juxta pascua sua adimpleti sunt
Joel 1-18 Quia non est pascua eis
Nahum. 2-11 Et pascua catulorum leonum, ad quam ivit leo
2 *Mac.* 12-11 Promittentes se pascua daturos
Joan. 10- 9 Ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet

PASCUALIS.

1 *Reg.* 28-24 Mulier a. illa habebat vitulum pascualem
3 *Reg.* 4-23 Boves pingues, et viginti boves pascuales

PASSA, *a Pando.*

Num. 6- 4 Ab uva passa usq. ad acinum non comedent
1 *Reg.* 25-18 Et tulit... centum ligaturas uvæ passæ
30-12 (*Dederunt ei*) duas ligaturas uvæ passæ
2 *Reg.* 16- 1 Cum duobus asinis, qui onerati erant ducentis panibus, et centum alligaturis uvæ passæ
1 *Par.* 12-40 Afferebant... farinam, palathas, uvam passam

PASSER.

Levit. 14- 4 Ut offerat duos passeres vivos pro se
- 5 Et unum ex passeribus immolari jubebit
- 6 Tinget in sanguine passeris immolati
- 7 Et dimittet passerem vivum, ut in agrum avolet
-49 Et in purificationem ejus sumet duos passeres
-50 Et immolato uno passere in vase fictili
-51 Tollet...et coccum, et passerem vivum
-52 Purificabitque eam tam in sanguine passeris quam in aquis viventibus, et in passere vivo
-53 Cumque dimiserit passerem avolare
Psal. 10- 2 Transmigra in montem sicut passer
83- 4 Etenim passer invenit sibi domum
101- 8 Factus sum sicut passer solitarius in tecto
103-17 Illic passeres nidificabunt
123- 7 Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo
Prov. 26- 2 Sicut avis ...et passer quolibet vadens
Matth. 10-29 Nonne duos passeres asse veneunt ?

Matth. 10-31 Multis passeribus meliores estis vos
Luc. 12- 6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio
- 7 Multis passeribus pluris estis vos

PASSIBILIS.

Act. 26-23 Si passibilis Christus, si primus ex resurrectione
Jacob. 5-17 Elias homo erat similis nobis passibilis

PASSIM.

1 Reg. 4- 2 Cæsa sunt in illo certamine passim per agros

PASSIO.

Levit. 15-13 Qui hujuscemodi sustinet passionem
-25 Quandiu subjacet huic passioni, immunda erit
Act. 1- 3 Quibus et præbuit se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis
Rom. 1-26 Tradidit illos Deus in passiones ignominiæ
7- 5 Passiones peccatorum, quæ per legem erant
8-18 Quod non sunt condignæ passiones hujus temporis
2 Cor. 1- 5 Sicut abundant passiones Christi in nobis
- 6 Quæ operatur tolerantiam earumdem passionum
- 7 Scientes quod sicut socii passionum estis
Philip. 3-10 Ad cognoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum illius
Colos. 1-24 Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis
Adimpleo ea quæ desunt passionum Christi
1 Thes. 4- 5 Non in passione desiderii, sicut et gentes
2 Tim. 3-11 Persecutiones, passiones: qualia mihi facta
Hebr. 2- 9 Videmus Jesum, propter passionem mortis
-10 Decebat enim eum... auctorem salutis eorum per passionem consummare
10-32 Magnum certamen sustinuistis passionum
1 Petr. 1-11 Prænuntians eas quæ in Christo sunt passiones
4-13 Communicantes Christi passionibus, gaudete
5- 1 Obsecro, consenior et testis Christi passionum
- 9 Scientes eamdem passionem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitati fieri

PASSUS. *Subst.*

Num. 35- 4 Per circuitum, mille passuum spatio tendentur
2 Reg. 6-13 Cumque transcendissent qui portabant arcam Domini sex passus
Matth. 5-41 Et quicumque te angariaverit mille passus
Act. 7- 5 Et non dedit illi hæreditatem in ea, nec passum pedis
27-28 Invenerunt passus viginti: et pusillum inde separati, invenerunt passus quindecim

PASTINO.

Marc. 12- 1 Vineam pastinavit homo, et circumdedit

PASTOPHORIA.

1 Mac. 4-38 Vel in montibus, et pastophoria diruta
-57 Et dedicaverunt portas et pastophoria

PASTOR.

Gen. 4- 2 Fuit autem Abel pastor ovium, et Caïn agricola
-20 Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum
13- 7 Unde et facta est rixa inter pastores gregum
- 8 Ne, quæso, sit jurgium inter me et te, et inter pastores meos et pastores tuos
26-20 Sed et ibi jurgium fuit pastorum Geraræ adversus pastores Isaac, dicentium
29- 4 Dixitque ad pastores: Fratres, unde estis?
38-20 Misit a. Judas hœdum per pastorem suum
46-32 Sunt viri pastores ovium, curamque habent
-34 Respondebitis: Viri pastores sumus servi t.
Quia detestantur Ægyptii omnes pastores
47- 3 Responderunt: Pastores ovium sumus servi
49-24 Inde pastor egressus est, lapis Israël
Exod. 2-17 Supervenere pastores, et ejecerunt eas
-19 Vir Ægyptius liberavit nos de manu pastorum
Levit. 27-32 Et capræ, quæ sub pastoris virga transeunt
Num. 27-17 Ne sit populus Domini sicut oves absque pastore
1 Reg. 21- 7 Doëg Idumæus potentissimus pastorum Saül
25- 7 Audivi quod tonderent pastores tui
3 Reg. 22-17 In montibus, quasi oves non habentes pastorem
4 Reg. 10-12 Cumq. venisset ad Cameram pastorum in via
2 Par. 18-16 In montibus, sicut oves absque pastore
Judith. 11-15 Et habebis omnem populum Israel, sicut oves, quibus non est pastor
Eccle. 12-11 Quæ per magistrorum consilium data sunt a pastore uno
Cant. 1- 7 Et pasce hœdos tuos juxta tabernacula pastorum
Sap. 17-16 Si enim rusticus quis erat, aut pastor
Eccli. 18-13 Docet, et erudit quasi pastor gregem suum
Isai. 13-20 Nec pastores requiescent ibi
31- 4 Et cum occurrerit ei multitudo pastorum
38-12 Generatio mea ablata est, et convoluta est a me, quasi tabernaculum pastorum
40-11 Sicut pastor gregem suum pascet
44-28 Qui dico Cyro: Pastor meus es
56-11 Ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam
63-11 Ubi est qui eduxit eos de mari cum pastoribus gregis sui?
Jerem. 2- 8 Et pastores prævaricati sunt in me
3-15 Et dabo vobis pastores juxta cor meum
6- 3 Ad eam venient pastores, et greges eorum
10-21 Quia stulte egerunt pastores
12-10 Pastores multi demoliti sunt vineam meam
17-16 Ego non sum turbatus, te pastorem sequens
22-22 Omnes pastores tuos pascet ventus
23- 1 Væ pastoribus, qui disperdunt... gregem
- 2 Ideo hæc dicit Dom. Deus Israël ad pastores
- 4 Suscitabo super eos pastores, et pascent eos
25-34 Ululate, pastores, et clamate: et aspergite
-35 Et peribit fuga a pastoribus, et salvatio
-36 Vox clamoris pastorum, et ululatus optimat.
31-10 Et custodiet eum sicut pastor gregem suum
33-12 Habitacul. pastorum accubantium gregum
43-12 Sicut amicitur pastor pallio suo
49-19 Quis est iste pastor, qui resistat vultui meo?
50- 6 Pastores eorum seduxerunt eos
-44 Quis est iste pastor, qui resistat vultui meo?
51-23 Et collidam in te pastorem et gregem ejus
Ezech. 34- 2 Fili hominis, propheta de pastoribus Israël: Propheta, et dices pastoribus: Hæc dicit Dominus Deus: Væ pastoribus Israël
Nonne greges a pastoribus pascuntur?
- 5 Et dispersæ sunt oves meæ, eo quod non esset pastor
- 7 Propterea, pastores, audite verbum Domini
- 8 Eo quod non esset pastor: neque enim quæsierunt pastores mei gregem meum
Sed pascebant pastores semetipsos
- 9 Propterea, pastores, audite verbum Domini
-10 Ecce ego ipse super pastores requiram greg.
Nec pascant amplius pastores semetipsos
-12 Sicut visitat pastor gregem suum, in die
-23 Et SUSCITABO SUPER EAS PASTOREM UNUM
Ipse pascet eas, et ipse erit eis in pastorem
37-24 Et pastor unus erit omnium eorum
Amos. 1- 1 Verba Amos, qui fuit in pastoribus de Thecuë
- 2 Et luxerunt speciosa pastorum
3-12 Quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura
Mich. 5- 5 Et suscitabimus super eum septem pastores
Nahum. 3-18 Dormitaverunt pastores tui, rex Assur
Soph. 2- 6 Et erit funiculus maris requies pastorum
Zach. 10- 2 Affligentur, quia non est eis pastor
- 3 Super pastores iratus est furor meus
11- 3 Vox ululatus pastorum, quia vastata est magnificentia eorum
- 5 Et pastores eorum non parcebant eis
- 8 Et succidi tres pastores in mense uno
-15 Adhuc sume tibi vasa pastoris stulti
-16 Quia ecce ego suscitabo pastorem in terra
-17 O pastor, et idolum, derelinquens gregem
13- 7 Framea suscitare super pastorem meum
Percute pastorem, et dispergentur oves
Matth. 8-33 Pastores a. fugerunt: et venientes in civit.
9-36 Jacentes sicut oves non habentes pastorem
25-32 Sicut pastor segregat oves ab hœdis
26-31 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
Marc. 6-34 Quia erant sicut oves non habent. pastorem
14-27 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
Luc. 2- 8 Pastores erant in regione eadem vigilantes
-15 Pastores loquebantur ad invicem: Transeamus
-18 De his, quæ dicta erant a pastoribus ad ipsos
-20 Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum
Joan. 10- 2 Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium
-11 Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis
-12 Mercenarius autem, et qui non est pastor
-14 Ego sum pastor bonus: et cognosco meas
-16 Et fiet unum ovile, et unus pastor
Ephes. 4-11 Et ipse dedit... alios autem pastores et doctores
Hebr. 13-20 Qui eduxit de mortuis Pastorem magnum
1 Petr. 2-25 Sed conversi estis nunc ad Pastorem
5- 4 Et cum apparuerit princeps pastorum

PASTORALIS.

1 Reg. 17-40 Et misit eos in peram pastoralem, quam habebat

PASTUS.

Gen. 29- 7 Date ante potum ovibus, et sic eas ad pastum reducite
34- 5 Absentibus filiis, et in pastu pecorum occupatis
41-18 Quæ in pastu paludis virecta carpebant
Levit. 3-14 Tolletque ex ea in pastum ignis Dominici
Num. 32- 4 Regio uberrima est ad pastum animalium
Job. 39- 4 Separantur filii earum, et pergunt ad pastum

PATARA.

Civitas Lyciæ provinciæ in Asia, hujusque provinciæ metropolis.

Act. 21- 1 Recto cursu venimus... Rhodum, et inde Pataram

PATEFACIO.

Marc. 2- 4 Et patefacientes submiserunt grabatum
Rom. 16-26 Quod nunc patefactum est per Scripturas

PATEO.

Job. 31-32 Ostium meum viatori patuit
Psal. 5-11 Sepulcrum patens est guttur eorum
13- 3 Sepulcrum patens est guttur eorum
Prov. 12- 8 Qui autem vanus et excors est, patebit contemptui
16- 2 Omnes viæ hominis patent oculis ejus
25-28 Sicut urbs patens et absq. murorum ambitu
Eccle. 4- 4 Et industrias animadverti patere invidiæ proximi
Isai. 33-21 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes
35- 5 Oculi cæcorum, et aures surdorum patebunt
59-15 Et qui recessit a malo, prædæ patuit
Jerem. 5-16 Pharetra ejus quasi sepulcrum patens
Zach. 13- 1 In die illa erit fons patens domui David
Rom. 3-13 Sepulcrum patens est guttur eorum
2 Cor. 6-11 Os nostrum patet ad vos, o Corinthii

PATER.

Gen. 2-24 Quamobrem relinquet homo patrem suum
4-20 Qui fuit pater habitantium in tentoriis
-21 Ipse fuit pater canentium cithara et organo
9-18 Porro Cham ipse est pater Chanaan
-22 Quod cum vidisset Cham pater Chanaan, verenda scilicet patris sui esse nudata
-23 Operuerunt verenda patris sui: faciesque eorum aversæ erant, et patris virilia non viderunt
10-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium filiorum Heber
11-28 Mortuusque est Aran ante Thare patrem s.
-29 Melcha filia Aran, patris Melchæ, et patris Jeschæ
12- 1 Egredere de terra tua, et de cognatione tua, et de domo patris tui, et veni
15-15 Tu autem ibis ad patres tuos in pace
17- 4 Erisque pater multarum gentium
- 5 Quia patrem multarum gentium constitui te
19-31 Pater noster senex est, et nullus virorum remansit
-32 Ut servare possimus ex patre nostro semen
-33 Dederunt itaque patri suo bibere vinum
Ingressa est major, dormivitque cum patre
-34 Ecce dormivi heri cum patre meo
Ut salvemus semen de patre nostro
-35 Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere
-36 Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre s.
-37 Ipse est pater Moabitarum usque in præsentem diem
-38 Ipse est pater Ammonitarum usque hodie
20-12 Alias autem et vere soror mea est, filia patris mei
-13 Postquam autem eduxit me Deus de domo patris mei
21- 5 Hac quippe ætate patris, natus est Isaac
22- 7 Dixit Isaac patri suo: Pater mi. At ille resp.
-21 Et Buz fratrem ejus, et Camuel patrem Syrorum
24- 7 Deus cœli, qui tulit me de domo patris mei
-23 Est in domo patris tui locus ad manendum?
-38 Sed ad domum patris mei perges
-40 Accipiesque uxorem filio meo de cognatione mea, et de domo patris mei
26- 3 Quot spopondi Abraham patri tuo
-15 Quos foderant servi patris illius Abraham
-18 Quos foderant servi patris sui Abraham
Appellavitque eos eisdem nominibus, quibus ante pater vocaverat
-24 Ego sum Deus Abraham patris tui, noli timere

Gen. 27- 2 Cui pater : Vides, inquit, quod senuerim
- 5 In agrum ut jussionem patris impleret
- 6 Audivi patrem tuum loquentem cum Esaü
- 9 Affer mihi duos hædos optimos, ut faciam ex eis escas patri tuo
-12 Si attrectaverit me pater meus, et senserit
-14 Sicut velle noverat patrem illius
-18 Quibus illatis, dixit : Pater mi !
-22 Accessit ille ad patrem, et palpato eo, dixit Isaac
-31 Coctosque de venatione cibos intulit patri
Surge, pater mi, et comede de venatione filii
-34 Auditis Esaü sermonibus patris, irrugiit
Ait : Benedic etiam et mihi, pater mi
-36 Rursumque ad patrem : Numquid non reservasti
-38 Cui Esaü : Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater ?
-41 Pro benedictione qua benedixerat ei pater
Venient dies luctus patris mei, et occidam
28- 2 Ad domum Bathuel patris matris tuæ
- 6 Videns autem Esaü quod benedixisset pater suus Jacob
- 8 Probans quoque quod non libenter aspiceret filias Chanaan pater suus
-13 Ego sum Dom. Deus Abraham patris tui
-21 Reversusque fuero prospere ad domum patris mei
29- 9 Ecce Rachel veniebat cum ovibus patris sui
-12 Et indicavit ei quod frater esset patris sui
At illa festinans nuntiavit patri suo
-29 Cui pater servam Balam tradiderat
31- 1 Tulit Jacob omnia quæ fuerunt patris nostri
- 3 Revertere in terram patrum tuorum
- 5 Dixitque eis : Video faciem patris vestri
Deus autem patris mei fuit mecum
- 6 Quod totis viribus meis servierim patri
- 7 Pater vester circumvenit me, et mutavit
- 9 Tulitque Deus substantiam patris vestri
-14 Numquid habemus residui quidquam in... hæreditate domus patris nostri ?
-16 Sed Deus tulit opes patris nostri
-18 Pergens ad Isaac patrem s. in terram Chan.
-19 Et Rachel furata est idola patris sui
-29 Sed Deus patris vestri heri dixit mihi : Cave
-30 Et desiderio erat tibi domus patris tui
-42 Nisi Deus patris m. Abraham.. affuisset mihi
-53 Judicet inter nos, Deus patris eorum
Juravit ergo Jacob per timorem patris sui
32- 9 Dixitque Jacob : Deus patris mei Abraham, et Deus patris mei Isaac
33-19 Emitque partem agri... a filiis Hemor patris Sichem, centum agnis
34- 4 Et pergens ad Hemor patrem suum
- 6 Egresso autem Hemor patre Sichem
-11 Sed et Sichem ad patrem et ad fratres ej. ait
-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ej.
-19 Et ipse erat inclytus in omni domo patris sui
35-18 Pater vero appellavit eum Benjamin
-22 Et dormivit cum Bala concubina patris sui
-27 Venit etiam ad Isaac patrem s. in Mambre
36- 9 Hæ a. sunt generationes Esaü patris Edom
-24 Cum pasceret asinos Sebeon patris sui
-43 Ipse est Esaü pater Idumæorum
37- 1 In qua pater suus peregrinatus est
- 2 Et erat cum filiis Balæ et Zelphæ uxorum patris sui
Accusavitque fratres suos apud patrem
- 4 Quod a patre plus cunctis filiis amaretur
-10 Quod cum patri suo et fratribus retulisset
Increpavit eum pater suus, et dixit
-11 Pater vero rem tacitus considerabat
-12 Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem
-22 Volens eripere eum... et reddere patri suo
-32 Mittentes qui ferrent ad patrem, et dicerent
-33 Quam cum agnovisset pater, ait : Tunica filii
-35 Congregatis autem cunctis liberis ejus, ut lenirent dolorem patris
38-11 Esto vidua in domo patris tui, donec crescat
41-51 Oblivisci me fecit Deus... et domus patris
42-13 Minimus cum patre nostro est, alius non est
-29 Veneruntq. ad Jacob patrem suum in terram
-32 Duodecim fratres uno patre geniti sumus
Minimus cum patre nostro est in ter. Chan.
-36 Dixit pater Jacob : Absque liberis me esse fecistis
43- 7 Si pater viveret, si haberemus fratrem
-11 Igitur Israël pater eorum dixit ad eos
-23 Et Deus patris vestri dedit vobis thesauros
-27 Dicens : Salvus-ne est pater vester senex ?
-28 Sospes est servus tuus pater noster, adhuc vivit
44-17 Vos autem abite liberi ad patrem vestrum
-19 Habetis patrem, aut fratrem ?

Gen. 44-20 Est nobis pater senex, et puer parvulus
Pater vero tenere diligit eum
-22 Non potest puer relinquere patrem suum
-24 Cum ergo ascendissemus ad famulum tuum patrem nostrum
-25 Et dixit pater noster : Revertimini, et emite
-30 Si intravero ad servum tuum patrem nost.
-32 Peccati reus ero in patrem meum omni tempore
-34 Non enim possum redire ad patrem meum
Ne calamitatis, quæ oppressura est patrem meum, testis assistam
45- 3 Ego sum Joseph : adhuc pater meus vivit ?
- 8 Qui fecit me quasi patrem Pharaonis
- 9 Festinate, et ascendite ad patrem meum
-13 Nuntiate patri meo universam gloriam m.
-18 Tollite inde patrem vestr. et cognationem
-19 Tollite patrem vestrum, et properate
-23 Tantumdem pecuniæ et vestium mittens patri suo, addens et asinos decem
-25 Venerunt in terram Chanaan ad patrem suum Jacob
46- 1 Et mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac
- 3 Ego sum fortissimus Deus patris tui
-29 Ascendit obviam patri suo ad eumdem loc.
-30 Dixitque pater ad Joseph : Jam lætus moriar
-31 At ille locutus est ad fratres suos, et ad omnem domum patris sui
Dicamq. ei : Fratres mei, et domus patris m.
-34 Viri pastores sumus... et nos et patres nostri
47- 1 Pater meus et fratres, oves eorum et armenta
- 3 Sumus servi tui, et nos, et patres nostri
- 5 Pater tuus et fratres tui venerunt ad te
- 7 Introduxit Joseph patrem suum ad regem
- 9 Non pervenerunt usque ad dies patrum m.
-11 Joseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Ægypto
-12 Et alebat eos omnemque domum patris sui
-30 Dormiam cum patribus meis, et auferas me
48- 1 Nuntiatum est Joseph quod ægrotaret pater
-12 Cumque tulisset eos Joseph de gremio patris
-13 In sinistra sua, ad dexteram scilicet patris
-15 Deus, in cujus conspectu ambulaverunt patres mei Abraham et Isaac
-16 Nomina quoque patrum meorum Abraham et Isaac
-17 Videns a. Joseph quod posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraïm
Et apprehensam manum patris levare conatus est
-18 Dixitque ad patrem : Non ita convenit, pater : quia hic est primogenitus
-21 Reducetque vos ad terram patrum vestrorum
49- 2 Filii Jacob, audite Israël patrem vestrum
- 4 Non crescas : quia ascendisti cubile patris t.
- 8 Adorabunt te filii patris tui
-25 Deus patris tui erit adjutor tuus
-26 Benedictiones patris tui confortatæ sunt benedictionibus patrum ejus
-28 Hæc locutus est eis pater suus, benedixitq.
-29 Sepelite me cum patribus meis in spelunca
50- 1 Quod cernens Joseph, ruit super faciem patris, flens
- 2 Ut aromatibus condirent patrem
- 5 Eo quod pater meus adjuravit me, dicens
Ascendam igitur, et sepeliam patrem meum
- 6 Ascende, et sepeli patrem tuum sicut adjuratus es
-14 Reversusque est Joseph... sepulto patre
-16 Pater tuus præcepit nobis antequam moreretur
-17 Oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniq.
-22 Et habitavit... cum omni domo patris sui
Exod. 2-16 Adaquare cupiebant greges patris sui
-18 Quæ cum revertissent ad Raguel patrem s.
-22 Deus e. patris mei adjutor meus eripuit me
3- 6 Ego sum Deus patris tui, Deus Abraham
-13 Deus patrum vestrorum misit me ad vos
-15 Dominus Deus patrum vestrorum... misit me ad vos
-16 Do. Deus patrum vestrorum apparuit mihi
4- 5 Quod apparuerit tibi Dom. Deus patrum s.
10- 6 Quantam non viderunt patres tui et avi
13- 5 Quam juravit patribus tuis ut daret tibi, terram fluentem
-11 Sicut juravit tibi et patribus tuis
15- 2 Deus patris mei, et exaltabo eum
18- 3 Unus vocabatur Gersam, dicente patre
- 4 Deus enim, ait, patris mei adjutor meus
20- 5 Visitans iniquitatem patrum in filios
-12 Honora patrem tuum et matrem tuam
21-15 Qui percusserit patrem suum, aut matrem
-17 Qui maledixerit patri suo, vel matri

Exod. 22-17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam
29- 4 Cumque laveris patrem cum filiis suis aqua
34- 7 Qui reddis iniquitatem patrum filiis ac nepotibus
Levit. 6-22 Sacerdos, qui jure patri successerit
16-32 Ut sacerdotio fungatur pro patre suo
18- 7 Turpitudinem patris tui... non discooperies
- 8 Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies : turpitudo enim patris tui est
- 9 Turpitudinem sororis tuæ ex patre... non revelabis
-11 Turpitudinem filiæ uxoris patris tui, quam peperit patri tuo... non revelabis
-12 Turpitudinem sororis patris tui non discooperies : quia caro est patris tui
19- 3 Unusquisque patrem suum et matrem suam timeat
20- 9 Qui maledixerit patri suo, aut matri, morte moriatur : patri matrique maledixit
-11 Qui... et revelaverit ignominiam patris sui
-17 Qui acceperit sororem suam, filiam patris s.
21- 2 Id est, super patre, et matre, et filio, et filia
- 9 Et violaverit nomen patris sui, flammis exuretur
-11 Super patre quoque suo et matre non contaminabitur
22-13 Sin a. vidua, vel repudiata, et absque liberis, reversa fuerit ad domum patris sui
Sicut puella consueverat, aletur cibis patris sui
25-41 Revertetur.. ad possessionem patrum suor.
26-39 Propter peccata patrum suor... affligentur
Num. 2-34 Profecti per familias ac domos patrum suor.
3- 4 Functique sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar coram Aaron patre suo
-15 Numera filios Levi per domos patrum suor.
4-29 Per familias et domos patrum suorum recensebis
-34 Per cognationes et domos patrum suorum
-38 Per cognationes et domos patrum suorum
-42 Per cognationes et domos patrum suorum
-46 Per cognationes et domos patrum suorum
6- 7 Nec super patris quidem... funere contaminabitur
11-12 In terram, pro qua jurasti patribus eorum
12-14 Si pater ejus spuisset in faciem illius
14-18 Qui visitas peccata patrum in filios
-23 Non videbunt terram, pro qua juravi patribus
-33 Donec consumantur cadavera patrum in deserto
18- 1 Tu, et filii tui, et domus patris tui tecum
- 2 Et sceptrum patris tui sume tecum, præstoque sint
20-15 Quomodo descenderint patres nostri in Ægyptum
Afflixeruntq. nos Ægyptii, et patres nostros
-26 Cumque nudaveris patrem veste sua, indues ea
26-33 Fuit autem Hepher pater Salphaad
27- 3 Pater noster mortuus est in deserto
Date nobis possession. inter cognatos patris
- 6 Da eis possessionem inter cognatos patris
-10 Dabitis hæreditatem fratribus patris ejus
30- 4 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit juramento, quæ est in domo patris sui
Si cognoverit pater votum quod pollicita est
- 6 Sin a. statim ut audierit, contradixerit pater
Nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater
-17 Inter virum et uxorem, inter patrem et filiam
32- 8 Nonne ita egerunt patres vestri
-14 Et ecce, inquit, vos surrexistis pro patribus
36- 2 Et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri
-12 Mansit in tribu et familia patris earum
Deut. 1- 8 Super qua juravit Dominus patribus vestris
-11 Dominus Deus patrum vestrorum addat
-21 Sicut locutus est Do. Deus noster patribus t.
-35 Quam sub juramento pollicitus sum patribus vestris
4- 1 Quam Dominus Deus patrum vestrorum daturus est vobis
-31 Nec omnino delebit, neque obliviscetur pacti, in quo juravit patribus tuis
-37 Quia dilexit patres tuos, et elegit semen eor.
5- 3 Non cum patribus nostris iniit pactum
- 9 Reddens iniquitatem patrum super filios
-16 Honora patrem tuum et matrem
6- 3 Sicut pollicitus est Do. Deus patrum tuor.
-10 In terram, pro qua juravit patribus tuis
-18 De qua juravit Dominus patribus tuis

Deut. 6-23 Terram, super qua juravit patribus nostris
7- 8 Juramentum, quod juravit patribus vestris
-12 Et misericordiam quam juravit patribus tuis
-13 Pro qua juravit patribus t. ut daret eam tibi
8- 1 Terram, pro qua juravit Dominus patribus
- 3 Manna, quod ignorabas tu, et patres tui
-16 Et cibabit te manna... quod nescierunt patres tui
-18 Pactum suum, super quo juravit patribus t.
9- 5 Quod sub juramento pollicitus est patribus
10-11 Quam juravi patribus eor. ut traderem eis
-15 Et tamen patribus tuis conglutinatus est Do.
-22 Descenderunt patres tui in Ægyptum
11- 9 Pollicitus est Dominus patribus vestris
-21 Quam juravit Do. patribus tuis, ut daret eis
12- 1 Quam Dominus Deus patrum tuorum daturus est tibi
13- 6 Diis alienis, quos ignoras tu, et patres tui
-17 Multiplicetque te sicut juravit patribus tuis
19- 8 Sicut juravit patribus tuis
21-13 Flebit patrem et matrem suam uno mense
-18 Qui non audiat patris aut matris imperium
22-15 Tollent eam pater et mater ejus, et ferent
-16 Et dicet pater : Filiam meam dedi huic
-19 Condemnantes insuper centum siclis argenti, quos dabit patri puellæ
-21 Ejicient eam extra fores domus patris sui
Ut fornicaretur in domo patris sui
-29 Dabit... patri puellæ quinquaginta siclos argenti
-30 Non accipiet homo uxorem patris sui
24-16 Non occidentur patres pro filiis, nec filii pro patribus
26- 3 In terram, pro qua juravit patribus nostris
- 5 Syrus persequebatur patrem meum
- 7 Et clamavimus ad Dominum Deum patrum
-15 Quam dedisti nobis, sicut jurasti patribus n.
27- 3 Melle manantem, sicut juravit patribus tuis
-16 Maledictus qui non honorat patrem suum
-20 Maledictus qui dormit cum uxore patris sui
-22 Maledictus qui dormit cum sorore sua, filia patris sui
28-11 Quam juravit Do. patribus tuis ut daret tibi
-36 In gentem, quam ignoras tu, et patres tui
-64 Diis alienis, quos et tu ignoras, et patres tui
29-13 Sicut juravit patribus tuis, Abraham, Isaac
-25 Pactum Domini, quod pepigit cum patribus eorum
30- 5 In terram, quam possederunt patres tui
Et benedicens tibi, majoris numeri te esse faciet quam fuerunt patres tui
- 9 Ut gaudeat... sicut gavisus est in patribus t.
-20 In terra, pro qua juravit Do. patribus tuis
31- 7 Quam daturum se patribus eorum juravit
-16 Ecce tu dormies cum patribus tuis
-20 In terram, pro quæ juravi patribus ejus
32- 6 Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te?
- 7 Interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi
-17 Venerunt, quos non coluerunt patres eorum
33- 9 Qui dixit patri suo et matri suæ : Nescio vos
Josue. 1- 6 Pro qua juravi patribus suis, ut traderem eam illis
2-12 Ita et vos faciatis cum domo patris mei
-13 Ut salvetis patrem meum et matrem
-18 Et patrem tuum ac matrem... congregaveris
4-21 Quando interrogaverint filii vestri cras patres suos
5- 7 Horum filii in locum successerunt patrum
6-25 Rahab vero meretricem, et domum patris ejus... fecit Josuë vivere
15-13 Cariatharbe patris Enac, ipsa est Hebron
-18 Suasa est a viro suo ut peteret a patre suo agrum
17- 1 Machir primogenito Manassé patri Galaad
- 4 Deditque eis juxta imperium Domini possessionem in medio fratr. patris earum
18- 3 Quam Dominus Deus patrum vestrorum dedit vobis
19-47 Et habitaverunt in ea, vocantes nomen ejus Lesem Dan, ex nomine Dan patris sui
21-11 Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur Hebr.
-41 Quam traditurum se patribus eor. juraverat
22-28 Ecce altare Do., quod fecerunt patres nostri
24- 2 Trans fluvium habitaverunt patres vestri ab initio, Thare pater Abraham et Nachor
- 3 Tuli ergo patrem vestrum Abraham de Mesopotamiæ finibus
- 6 Eduxique vos et patres vestros de Ægypto
Persecutique sunt Ægyptii patres vestros
-14 Auferte deos, quibus servierunt patres vest.
-15 Quibus servierunt patres vestri in Mesopot.
-17 Eduxit nos et patres nostros de terra Ægypti
Judic. 1-14 Quam pergentem in itinere monuit vir suus ut peteret a patre suo agrum

Judic. 2- 1 In terram, pro qua juravi patribus vestris
-10 Illa generatio congregata est ad patres suos
-12 Ac dimiserunt Dom. Deum patrum suorum
-17 Per quam ingressi fuerant patres eorum
-19 Faciebant pejora quam fecerant patres eor.
-20 Quod pepigeram cum patribus eorum
-22 Sicut custodierunt patres eorum, an non
3- 4 Utrum audiret mandata Domini, quæ præceperat patribus eorum
6-11 Et pertinebat ad Joas patrem familiæ Ezri
-13 Mirabilia ejus, quæ narraverunt patres nostri
-15 Et ego minimus in domo patris mei
-25 Tolle taurum patris tui et alterum taurum
Destruesque aram Baal, quæ est patris tui
-27 Timens autem domum patris sui
8-32 Et sepultus est in sepulcro Joas patris sui
9- 1 Et locutus est ad eos, et ad omnem cognationem domus patris matris suæ
- 5 Et venit in domum patris sui in Ephra
-18 Qui nunc surrexistis contra domum patris
-28 Et constituit principem Zebul servum suum super viros Emor patris Sichem
-56 Quod fecerat Abimelech contra patrem s.
11- 2 Hæres in domo patris nostri esse non poteris
- 7 Qui odistis me, et ejecistis de domo patris
-36 Pater mi, si aperuisti os tuum ad Dominum
-37 Dixitque ad patrem : Hoc solum mihi præsta
-39 Reversa est ad patrem suum, et fecit ei sicut voverat
14- 2 Ascendit, et nuntiavit patri suo et matri s.
- 3 Cui dixerunt pater et mater sua : Numquid
Dixitque Samson ad patrem suum
- 5 Descendit itaque Samson cum patre suo et matre in Thamnatha
- 6 Et hoc patri et matri noluit indicare
- 9 Veniensque ad patrem suum et matrem
-10 Descendit itaque pater ejus ad mulierem
-15 Incendemus te et domum patris tui
-16 Respondit : Patri meo et matri nolui dicere
-19 Iratusq. nimis ascendit in domum patris sui
15- 1 Prohibuit eum pater illius, dicens
- 6 Et combusserunt tam mulierem quam patrem ejus
16-31 Sepelierunt... in sepulcro patris sui Manuë
18-19 Venique nobiscum, ut habeamus te patrem
-29 Vocato nomine civitatis Dan, juxta vocabulum patris sui, quem genuerat Israël
19- 2 Reversa est in domum patris sui in Bethleh.
- 3 Quæ suscepit eum, et introduxit in domum patris sui
- 6 Dixitque pater puellæ ad generum suum
-30 Die quo ascenderunt patres nostri de Ægypto
21-22 Cumque venerint patres earum ac fratres
Ruth. 4-17 Hic est pater Isaï, patris David
1 Reg. 2-25 Et non audierunt vocem patris sui
-27 Non aperte revelatus sum domui patris tui
-28 Dedi domui patris tui omnia de sacrificiis
-30 Ut domus tua, et domus patris tui, ministraret
-31 Et præcidam...et brachium domus patris tui
9- 3 Perierant autem asinæ Cis patris Saül
- 5 Ne forte dimiserit pater meus asinas
-20 Nonne tibi et omni domui patris tui?
10- 2 Et intermissis pater tuus asinis, sollicitus est
-12 Dicens : Et quis pater eorum?
12- 6 Et eduxit patres nostros de terra Ægypti
- 7 Quas fecit vobiscum et cum patribus vest.
- 8 Et clamaverunt patres vestri ad Dominum
Et eduxit patres vestros de Ægypto
-15 Erit manus Domini super vos, et super patres vestros
14- 1 Patri autem suo hoc ipsum non indicavit
-27 Non audierat cum adjuraret pater ejus pop.
-28 Jurejurando constrinxit pater tuus populum
-29 Dixitque Jonathas : Turbavit pater meus terram
-51 Porro Cis fuit pater Saül, et Ner pater Abner, filius Abiel
17-15 Ut pasceret gregem patris sui in Bethlehem
-25 Et domum patris ejus faciet absque tributo in Israel
-34 Pascebat servus tuus patris sui gregem
18- 2 Ut reverteretur in domum patris sui
-18 Aut quæ est vita mea, aut cognatio patris mei in Israel, ut fiam gener regis?
19- 2 Dicens : Quærit Saül pater meus occidere te
- 3 Ego a. egrediens stabo juxta patrem meum
Et ego loquar de te ad patrem meum
- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona ad Saül patrem suum
20- 1 Et quod peccatum meum in patrem tuum?
- 2 Neque enim faciet pater meus quidquam
Hunc ergo celavit me pater meus sermonem
- 3 Scit profecto pater tuus quia inveni gratiam

1 Reg. 20- 6 Si respiciens requisierit me pater tuus
- 8 Interfice, et ad patrem tuum ne introducas me
- 9 Ut si certe cognovero completam esse patris mei malitiam contra te
-10 Si quid forte responderit tibi pater tuus dure
-12 Si investigavero sententiam patris mei crast.
-13 Si autem perseveraverit patris mei malitia
Et sit Dom. tecum, sicut fuit cum patre meo
-32 Respondens autem Jonathas Saüli patri suo
-33 Et intellexit Jonathas quod definitum esset a patre suo, ut interficeret David
-34 Eo quod confudisset eum pater suus
22- 1 Quod cum audissent fratres ejus, et omnis domus patris ejus, descenderunt ad eum
- 3 Maneat, oro, pater meus et mater mea vob.
-11 Et omnem domum patris ejus, sacerdotum
-15 In universa domo patris mei
-16 Dixitque rex : Morte morieris, Achimelech, tu, et omnis domus patris tui
-22 Ego sum reus omnium animarum patris tui
23-17 Neque enim inveniet te manus Saül patris
Sed et Saül pater meus scit hoc
24-12 Quin potius, pater mi, vide, et cognosce
-22 Neque auferas nomen meum de domo patris
2 Reg. 2-32 Et sepelierunt eum in sepulcro patris sui
3- 8 Quare ingressus es ad concubinam patris mei?
Qui fecerim misericordiam super domum Saül patris tui
-29 Veniat... super omnem domum patris ejus
6-21 Qui elegit me potius quam patrem tuum
7-12 Cumque... et dormieris cum patribus tuis
-14 Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in fil.
9- 7 Ne timeas, quia faciens faciam in te misericordiam propter Jonathan patrem tuum
Et restituam tibi omnes agros Saül patris tui
10- 2 Sicut fecit pater ejus mecum misericordiam
Consolans eum... super patris interitu
- 3 Putas quod propter honorem patris tui miserit David
13- 5 Cumque venerit pater tuus ut visitet te
14- 9 In me..sit iniquitas, et in domum patris mei
15-34 Sicut fui servus patris tui, sic ero servus tuus
16- 3 Restituet mihi domus Isr. regnum patris mei
-19 Sicut parui patri tuo, ita parebo et tibi
-21 Ingredere ad concubinas patris tui
Ut cum audierit omnis Israël quod fœdaveris patrem tuum, roborentur tecum manus eorum
-22 Ingressusque est ad concubinas patris sui
17- 8 Tu nosti, patrem tuum et viros qui cum eo
Pater tuus vir bellator est, nec morabitur
-10 Scit enim omnis populus Israël fortem esse patrem tuum
-23 Interiit, et sepultus est in sepulcro patris s.
19-28 Neque enim fuit domus patris mei
-37 Et sepeliar juxta sepulcrum patris mei
21-14 In latere, in sepulcro Cis patris ejus
24-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me, et contra domum patris mei
3 Reg. 1- 6 Nec corripuit eum pater suus aliquando
-21 Cum dormierit dominus meus rex cum patribus suis
2-10 Dormivit igitur David cum patribus suis
-12 Salomon autem sedit super thronum David patris sui
-24 Collocavit me super solium David patris mei
-26 Quia portasti arcam Domini Dei coram David patre meo
In omnibus, in quibus laboravit pater meus
-31 Amovebis sanguinem innocentem, qui effusus est a Joab, a me, et a domo patris mei
-32 Occidit eos gladio, patre meo David ignorante
-44 Omne malum..quod fecisti David patri meo
3- 3 Ambulans in præceptis David patris sui
- 6 Tu fecisti cum servo tuo David patre meo misericordiam magnam
- 7 Et nunc, Domine Deus, tu regnare fecisti servum tuum pro David patre meo
-14 Si autem ambulaveris... sicut ambulavit pater tuus
5- 1 Quod ipsum unxissent regem pro patre ejus
- 3 Tu scis voluntatem David patris mei
- 5 Sicut locutus est Dominus David patri meo
6-12 Quem locutus sum ad David patrem tuum
7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali, patre Tyrio, artificem ærarium
-51 Et intulit quæ sanctificaverat David pater
8-15 Qui locutus est ore suo ad David patrem
-17 Voluitque David pater meus ædificare domum nomini Domini Dei
-18 Ait Dominus ad David patrem meum
-20 Stetique pro David patre meo

3 *Reg.* 8-21 Quod percussit cum patribus nostris
-24 Qui custodisti servo tuo David patri meo
-25 Conserva famulo tuo David patri meo quæ locutus es ei
-26 Quæ locutus es servo tuo David patri meo
-34 In terram, quam dedisti patribus eorum
-40 Faciem terræ, quam dedisti patribus nostris
-48 Terræ suæ, quam dedisti patribus eorum
-53 Quando eduxisti patres nostros de Ægypto
-57 Sit Dominus Deus noster nobiscum, sicut fuit cum patribus nostris
-58 Et judicia quæcumque mandavit patribus
9- 4 Si ambulaveris.. sicut ambulavit pater tuus
- 5 Sicut locutus sum David patri tuo, dicens
- 9 Qui eduxit patres eorum de terra Ægypti
11- 4 Nec erat cor ejus perfectum cum Domino Deo suo, sicut cor David patris ejus
- 6 Ut sequeretur Dom., sicut David pater ejus
-12 Non faciam, propter David patrem tuum
-17 Et viri Idumæi de servis patris ejus cum eo
-21 Cumque audisset... dormisse David cum patribus suis
-27 Et coæquavit voraginem Civitatis David patris sui
-33 Ut faceret justitiam coram me, et præcepta mea, et judicia, sicut David pater ejus
-43 Dormivitque Salomon cum patribus suis
Et sepultus est in Civitate David patris sui
12- 4 Pater t. durissimum jugum imposuit nobis
Tu itaque nunc imminue paululum de imperio patris tui durissimo
- 6 Qui assistebant coram Salomone patre ejus
- 9 Levius fac jugum quod imposuit pater tuus
-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
Digitus meus grossior est dorso patris mei
-11 Nunc pater m. posuit super vos jugum grave
Pater meus cecidit vos flagellis, ego a.cædam
-14 Pater meus aggravavit jugum vestrum
Pater meus cecidit vos flagellis
13-11 Et verba, quæ locutus fuerat ad regem, narraverunt patri suo
-12 Et dixit eis pater eorum : Per quam viam
-22 Non inferetur cadaver tuum in sepulcrum patrum tuorum
14-15 De terra bona hac, quam dedit patribus eorum
-20 Et dormivit (*Jeroboam*) cum patribus suis
-22 Quæ fecerant patres eorum in peccatis suis
-31 Dormivitque Roboam cum patribus suis
15- 3 Ambulavitq. in omnibus peccatis patris s.
Nec erat cor ejus... sicut cor David patris
- 8 Et dormivit Abiam cum patribus suis
-11 Et fecit Asa rectum...sicut David pater ejus
-12 Sordes idolorum, quæ fecerant patres ejus
-19 Fœdus est inter me et te, et inter patrem meum et patrem tuum
-24 Et dormivit cum patribus suis, et sepultus est cum eis in Civitate David patris sui
-26 Et ambulavit in viis patris sui, et in peccatis
16- 6 Dormivit ergo Baasa cum patribus suis
-28 Dormivitque Amri cum patribus suis
18-18 Et ille ait : Non ego turbavi Israel, sed tu, et domus patris tui
19- 4 Neque enim melior sum quam patres mei
-20 Osculer, oro, patrem meum et matrem
20-34 Civitates, quas tulit pater meus a patre tuo
Sicut fecit pater meus in Samaria
21- 3 Ne dem hæreditatem patrum meorum tibi
- 4 Non dabo tibi hæreditatem patrum meorum
22-40 Dormivit ergo Achab cum patribus suis
-43 Et ambulavit in omni via Asa patris sui
-47 Qui remanserant in diebus Asa patris ejus
-51 Dormivitque Josaphat cum patribus suis
Et sepultus est cum eis in Civitate David patris sui
-53 Et ambulavit in via patris sui et matris suæ
-54 Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
4 *Reg.* 2-12 Et clamabat : Pater mi, pater mi, currus Israel
3- 2 Fecit malum... sed non sicut pater suus
Tulit e. statuas Baal, quas fecerat pater ejus
-13 Vade ad prophetas patris tui et matris tuæ
4-18 Et egressus isset ad patrem suum, ad messores
-19 Ait patri suo : Caput meum doleo
5-13 Pater, et si rem grandem dixisset tibi propheta
6-21 Numquid percutiam eos, pater mi ?
8-24 Et dormivit Joram cum patribus suis
9-25 In curru sequebamur Achab patrem hujus
-28 Sepelieruntque eum in sepulcro cum patribus suis
10- 3 Et eum ponite super solium patris sui
-35 Et dormivit Jehu cum patribus suis
12-18 Joram et Ochozias, patres ejus reges Juda

4 *Reg.* 12-21 Sepelierunt eum cum patribus suis in Civitate David
13- 9 Dormivitque Joachaz cum patribus suis
-13 Et dormivit Joas cum patribus suis
-14 Dicebatque : Pater mi, pater mi, currus Israel
-25 Quas tulerat de manu Joachaz patris sui
14- 3 Verumtamen non ut David pater ejus
Juxta omnia, quæ fecit Joas pater suus, fecit
- 5 Qui interfecerant regem patrem suum
- 6 Non morientur patres pro filiis, neque filii morientur pro patribus
-16 Dormivitque Joas cum patribus suis
-20 Sepultusque est in Jerusalem cum patribus
-21 Et constituerunt eum regem pro patre ejus Amasia
-22 Postquam dormivit rex cum patribus suis
-29 Dormivitque Jeroboam cum patribus suis
15- 3 Juxta omnia quæ fecit Amasias pater ejus
- 7 Et dormivit Azarias cum patribus suis
- 9 Et fecit... sicut fecerant patres ejus
-22 Et dormivit Manahem cum patribus suis
-34 Juxta omnia quæ fecerat Ozias pater suus, operatus est
-38 Et dormivit Joatham cum patribus suis, sepultusque est cum eis in Civitate David patris sui
16- 2 Non fecit (*Achaz*)... sicut David pater ejus
-20 Dormivitque Achaz cum patribus suis
17-13 Juxta omnem legem, quam præcepi patribus vestris
-14 Sed induraverunt cervicem suam juxta cervicem patrum suorum
-15 Pactum, quod pepigit cum patribus eorum
-41 Nepotes, sicut fecerunt patres sui, ita faciunt
18- 3 Juxta omnia quæ fecerat David pater ejus
19-12 Quos vastaverunt patres mei, Gozan videl.
20- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
-17 Et quæ condiderunt patres tui usque in diem hanc
-21 Dormivitque Ezechias cum patribus suis
21- 3 Et ædificavit excelsa, quæ dissipaverat Ezechias pater
- 8 De terra, quam dedi patribus eorum
-15 Qua egressi sunt patres eorum ex Ægypto
-18 Dormivitque Manasses cum patribus suis
-20 Fecitque malum... sicut fecerat Manasses pater ejus
-21 In omni via, per quam ambulaverat pater
Servivitque immunditiis, quibus servierat pater ejus, et adoravit eas
-22 Et dereliquit Dom. Deum patrum suorum
22- 2 Et ambulavit per omnes vias David patris sui
-13 Quia non audierunt patres nostri verba libri hujus
-20 Idcirco colligam te ad patres tuos
23-30 Et constituerunt eum regem pro patre suo
-32 Juxta omnia quæ fecerant patres ejus
-34 Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josiæ pro Josia patre ejus
24- 5 Et dormivit Joakim cum patribus suis
- 9 Juxta omnia quæ fecerat pater ejus
1 *Par.* 2-17 Amasa, cujus pater fuit Jether Ismahelites
-21 Post hæc ingressus est Hesron ad filiam Machir patris Galaad, et accepit eam
-23 Omnes isti, filii Machir patris Galaad
-24 Abia, quæ peperit ei Ashur patrem Thecuæ
-42 Mesa primogenitus ejus, ipse est pater Ziph
Et filii Maresa patris Hebron
-44 Samma autem genuit Raham, patrem Jercaam
-45 Filius Sammaï, Maon : et Maon pater Beths.
-49 Genuit autem Saaph pater Madmena, Suë patrem Machbena, et patrem Gabaa
-50 Ephratha, Sobal pater Cariathiarim
-51 Salma pater Bethlehem, Hariph pater Bethgader
-52 Fuerunt a. filii Sobal patris Cariathiarim
-55 Qui venerunt de Calore patris domus Rechab
3-11 (*De hoc quoque natus est Josaphat,*) pater Joram
-13 Procreavit Achaz patrem Ezechiæ
-14 Sed et Manasses genuit Amon patrem Josiæ
-21 Filius autem Ananiæ, Phaltias pater Jeseiæ
4- 4 Phanuel a. pater Gedor, et Ezer pater Hosa: isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha patris Bethlehem
- 5 Assur vero patri Thecuæ erant duæ uxores
-11 Frater Sua genuit Mahir, qui fuit pater Esthon
-12 Esthon genuit.. Tehinna patrem urbis Naas
-14 Saraia autem genuit Joab patrem vallis Artificum
-17 Genuitq..Sammaï et Jesba patrem Esthamo

1 *Par.* 4-18 Uxor quoque ejus Judaïa peperit Jared patrem Gedor, et Heber patrem Socho, et Icuthiel patrem Zanoë
-19 Filii uxoris Odaiæ sororis Naham patris Ceila
-21 Her pater Lecha, et Laada pater Maresa
5- 1 Sed cum violasset thorum patris sui
-25 Reliquerunt autem Deum patrum suorum
7-14 Syra peperit Machir patrem Galaad
-22 Luxit igitur Ephraïm pater eorum
-31 Heber et Melchiel : ipse est pater Barsaïth
9- 9 Omnes hi, principes cognationum per domos patrum suorum
-19 Cum fratribus suis et domo patris sui
-35 In Gabaon autem commorati sunt, pater Gabaon, Jehiel
12-17 Videat Deus patrum nostrorum, et judicet
-28 Et domus patris ejus, principes viginti duo
17-11 Cumque impleveris dies tuos, ut vadas ad patres tuos, suscitabo semen tuum
-13 Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium
19- 2 Præstitit enim mihi pater ejus gratiam
Ad consolandum eum super morte patris sui
- 3 Tu forsitan putas, quod David honoris causa in patrem tuum miserit qui consolentur te
21-17 Domine Deus meus, vertatur, obsecro, manus tua in me, et in domum patris mei
22-10 Erit mihi in filium, et ego ero illi in patrem
24- 2 Mortui sunt autem Nadab et Abiu ante patrem suum
-19 Et juxta ritum suum sub manu Aaron patris
25- 3 Sex, sub manu patris sui Idithun
- 6 Universi sub manu patris sui ad cantandum
26-10 Et idcirco posuerat eum pater ejus in principem
28- 4 Sed elegit... me de universa domo patris mei
Porro de domo Juda, domum patris mei
De filiis patris mei, placuit ei ut me eligeret
- 6 Ipsum enim elegi mihi in filium, et ego ero ei in patrem
- 9 Tu a. Salomon, fili mi, scito Deum patris tui
29-10 Benedictus es, Domine Deus Israel patris
-18 Dominus Deus Abraham, et Isaac, et Israël, patrum nostrorum
-20 Et benedixit omnis ecclesia Domino Deo patrum suorum
-23 Seditque Salomon super solium Domini in regem pro David patre suo
2 *Par.* 1- 8 Tu fecisti cum David patre meo misericord.
- 9 Quem pollicitus es David patri meo
2- 3 Sicut egisti cum David patre meo, et misisti
- 7 Quos præparavit David pater meus
-13 Misi ergo tibi virum prudentem et scientissimum Hiram, patrem meum
-14 Cujus pater fuit Tyrius, qui novit operari
Et cum artificibus domini mei David patris tui
-17 Quam dinumeravit David pater ejus
3- 1 Qui demonstratus fuerat David patri ejus
4-16 Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater ejus
5- 1 Omnia quæ voverat David pater suus
6- 4 Benedictus Do. Deus Israel, qui quod locutus est David patri meo, opere complevit
- 7 Cumque fuisset voluntatis David patris mei
-10 Et ego surrexi pro David patre meo, et sedi
-15 Qui præstitisti servo tuo David patri meo
-16 Domine Deus Israël, imple servo tuo patri meo David quæcumque locutus es
-25 In terram, quam dedisti eis et patribus eor.
-31 Faciem terræ, quam dedisti patribus nostris
-38 Terræ suæ, quam dedisti patribus eorum
7-17 Sicut ambulavit David pater tuus
-18 Sicut pollicitus sum David patri tuo, dicens
-22 Quia dereliquerunt Dominum Deum patrum suorum
8-14 Juxta dispositionem David patris sui
9-31 Dormivitque (*Salomon*) cum patribus suis
10- 4 Pater tuus durissimo jugo nos pressit
Tu leviora impera patre tuo, qui nobis imposuit
- 6 Qui steterant coram patre ejus Salomone
- 9 Subleva jug. quod imposuit nobis pater tuus
-10 Pater tuus aggravavit jugum nostrum
Digitus meus grossior est lumbis patris mei
-11 Pater meus imposuit vobis grave jugum
Pater meus cecidit vos flagellis
-14 Pater meus grave vobis imposuit jugum
Pater meus cecidit vos flagellis
11-16 Venerunt in Jerusalem ad immolandum victimas suas coram Domino Deo patrum
12-16 Et dormivit Roboam cum patribus suis
13-12 Filii Israel, nolite pugnare contra Dominum Deum patrum vestrorum
-18 Eo quod sperassent in Domino Deo patrum

2*Par.* 14- 1 Dormivit autem Abia cum patribus suis
- 4 Ut quæreret Domin. Deum patrum suorum
- 7 Eo quod quæsierimus Dominum Deum patrum nostrorum
15-12 Ut quærerent Dominum Deum patrum s.
-18 Eaque quæ voverat pater suus, et ipse intulit
16- 3 Pater quoque meus, et pater tuus, habuere concordiam
-13 Dormivitque (*Asa*) cum patribus suis
17- 2 Præsidiaque disposuit.... in civitatibus Ephraïm, quas ceperat Asa pater ejus
- 3 Quia ambulavit in viis David patris sui
- 4 (*Non speravit in Baalim,*) sed in Deo patris sui
19- 3 Ut requireres Dom. Deum patrum tuorum
- 4 Et revocavit eos ad Dominum Deum patrum
20- 6 Ait : Domine Deus patrum nostrorum
-32 Et ambulavit in via patris sui Asa
-33 Et adhuc populus non direxerat cor suum ad Dominum Deum patrum suorum
21- 1 Dormivit autem Josaphat cum patribus suis
- 3 Deditque eis pater suus multa munera
- 4 Surrexit ergo Joram super regnum patris sui
-10 Dereliquerat enim Dominum Deum patrum
-12 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
Non ambulasti in viis Josaphat patris tui
-13 Domum patris tui, meliores te, occidisti
22- 4 Fuerunt ei consiliarii post mortem patris sui
24-18 Et dereliquerunt templum Domini Dei patrum suorum
-22 Quam fecerat Joïada pater illius secum
-24 Eo quod dereliquissent Dominum Deum patrum suorum
25- 3 Servos, qui occiderant regem patrem suum
- 4 Præcepit Dominus, dicens : Non occidentur patres pro filiis, neque filii pro patribus s.
-28 Sepelierunt eum cum patribus suis in Civit.
26- 1 Oziam... constituit regem pro Amasia patre
- 2 Postquam dormivit rex cum patribus suis
- 4 Juxta omnia, quæ fecerat Amasias pater ejus
-23 Dormivitque Ozias cum patribus suis
27- 2 Juxta omnia, quæ fecerat Ozias pater suus
- 9 Dormivitque Joatham cum patribus suis
28- 1 Non fecit rectum... sicut David pater ejus
- 6 Eo quod reliquissent Dominum Deum patrum suorum
- 9 Ecce iratus Dominus Deus patrum vestror.
-25 Provocavit Dominum Deum patrum suor.
-27 Dormivitque Achaz cum patribus suis
29- 2 Juxta omnia, quæ fecerat David pater ejus
- 5 Mundate domum Domini Dei patrum vest.
- 6 Peccaverunt patres nostri, et fecerunt malum
- 9 En, corruerunt patres nostri gladiis
30- 7 Nolite fieri sicut patres vestri et fratres, qui recesserunt a Domino Deo patrum suor.
- 8 Nolite indurare cervices vestras, sicut patres vestri
Servite Domino Deo patrum vestrorum
-19 Requirunt Dominum Deum patrum suorum
-22 Et laudantes Dom. Deum patrum suorum
32-13 An ignoratis quæ ego fecerim, et patres mei?
-14 Diis gentium, quas vastaverunt patres mei
-15 De manu mea, et de manu patrum meorum
-33 Dormivitque Ezechias cum patribus suis
33- 3 Quæ demolitus fuerat Ezechias pater ejus
- 8 Quam tradidi patribus eorum
-12 Egit pœnitentiam valde coram Deo patrum
-20 Dormivit ergo Manasses cum patribus suis
-22 Fecitque malum... sicut fecerat Manasses pater ejus
-23 Sicut reveritus est Manasses pater ejus
34- 2 Ambulavit (*Josias*) in viis David patris sui
- 3 Cœpit quærere Deum patris sui David
-21 Eo quod non custodierint patres nost. verba
-28 Jam enim colligam te ad patres tuos
-32 Juxta pactum Domini Dei patrum suorum
-33 Non recesserunt a Domino Deo patrum suor.
35-24 Et sepultus in mausoleo patrum suorum
36- 1 Et constituit regem pro patre suo in Jerus.
-15 Mittebat autem Dominus Deus patrum suorum ad illos
1*Esdr.* 1- 5 Et surrexerunt principes patrum de Juda
2-59 Et non potuerunt indicare domum patrum
3-12 Principes patrum, et seniores, qui viderant
4- 2 Et accedentes ad Zorobabel, et ad principes patrum, dixerunt eis
- 3 Et Josuë, et reliqui principes patrum Israël
-15 Ut recenseas in libris Historiarum patrum
5-12 Provocaverunt patres nostri Deum cœli
7-27 Benedictus Dominus Deus patrum nostror.
8-28 Oblatum est Domino Deo patrum nostrorum
9- 7 A diebus patrum nostrorum
10-11 Date confessionem Domino Deo patrum

1*Esdr.* 10-16 Et abierunt... in domos patrum suorum
2*Esdr.* 1- 6 Ego et domus patris mei peccavimus
2- 3 Quia civitas domus sepulcrorum patris mei deserta est
7-61 Et non potuerunt indicare domum patrum
9- 2 Et confitebantur... et iniquitates patrum s.
- 9 Et vidisti afflictionem patrum nostrorum
-16 Ipsi vero et patres nostri superbe egerunt
-23 De qua dixeras patribus eorum ut ingrederentur
-32 Et prophetas nostros, et patres nostros
-34 Et patres nostri non fecerunt legem tuam
-36 Et terra, quam dedisti patribus nostris
10-34 Ut inferrentur... per domos patrum nostr.
11-13 Et fratres ejus principes patrum : ducenti
13-18 Numquid non hæc fecerunt patres nostri ?
Tobiæ. 3- 7 Et ipsa audiret improperium ab una ex ancillis patris sui
-13 Benedictum est nomen tuum, Deus patrum
5- 1 Tunc respondit Tobias patri suo, et dixit
Quæcumque præcepisti mihi, faciam, pater
- 3 Tunc pater suus respondit illi, et dixit
- 9 Donec hæc ipsa nuntiem patri meo
-10 Tobias indicavit universa hæc patri suo
Super quæ admiratus pater, rogavit ut introiret ad eum
-22 Fecit Tobias vale patri suo et matri suæ
6-13 Pete ergo eam a patre ejus, et dabit tibi eam
7- 5 Tobias, de quo interrogas, pater istius est
8- 7 Do. Deus patrum nostrorum, benedicant te
9- 4 Scis enim ipse quoniam numerat pater meus dies
10- 1 Sollicitus erat pater ejus Tobias, dicens
- 8 Mane hic : et ego mittam nuntium salutis de te ad Tobiam patrem tuum
- 9 Cui Tobias ait : Ego novi, quia pater meus et mater mea modo dies computant
11- 2 Scis quemadmodum reliquisti patrem tuum
- 7 Accede ad patrem tuum, et osculare eum
- 8 Et videbit pater tuus lumen cœli
-10 Et consurgens cæcus pater ejus, cœpit offendens pedibus currere
-13 Tobias de felle piscis, linivit oculos patris sui
12- 2 Respondens Tobias, dixit patri suo : Pater, quam mercedem dabimus ei ?
- 4 Sed peto te, pater mi, ut roges eum
- 5 Pater scilicet et filius tulerunt eum in partem
14-10 Audite ergo, filii mei, patrem vestrum
Judith. 5- 7 Quoniam noluerunt sequi deos patrum suor.
- 8 Deserentes itaq. cæremonias patrum suorum
6-17 Dicentes : Deus patrum nostrorum... ipse tibi hanc dabit vicissitudinem
7-17 Contestamur... et Deum patrum nostrorum
-19 Peccavimus cum patribus nostris, injuste egimus
8- 3 Et sepultus est illic cum patribus suis
-18 Non sumus secuti peccata patrum nostror.
-21 Tentati sunt patres nostri ut probarentur
-22 Quomodo pater nost. Abraham tentatus est
9- 2 Domine Deus patris mei Simeon, qui dedisti
10- 8 Deus patrum nostrorum det tibi gratiam
Esth. 2- 7 Mortuisque patre ejus ac matre, Mardoch.
4-14 Et tu, et domus patris tui, peribitis
13- 6 Secundus a rege, et quem patris loco colimus
14- 5 Audivi a patre meo, quod tu, Do., tulisses... patres nostros ex omnibus retro majoribus
16-11 Ut pater noster vocaretur, et adoraretur
-16 Dei, cujus beneficio et patribus nostris et nobis regnum est traditum
Job. 8- 8 Et diligenter investiga patrum memoriam
15-10 In nobis, multo vetustiores quam patres tui
-18 Confitentur, et non abscondunt patres suos
17-14 Putredini dixi : Pater meus es ; mater mea
21-19 Deus servabit filiis illius dolorem patris
29-16 Pater eram pauperum
30- 1 Quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei
34-36 Pater mi, probetur Job usque ad finem
38-28 Quis est pluviæ pater ? vel quis genuit stillas
42-15 Deditque eis pater suus hæreditatem inter fratres earum
Psal. 21- 5 In te speraverunt patres nostri : speraverunt
26-10 Pater meus et mater mea dereliquerunt me
38-13 Et peregrinus, sicut omnes patres mei
43- 2 Patres nostri annuntiaverunt nobis
44-11 Et obliviscere populum tuum et domum patris tui
-17 Pro patribus tuis nati sunt tibi filii
48-20 Introibit usque in progenies patrum suorum
67- 6 Patris orphanorum, et judicis viduarum
77- 3 Et patres nostri narraverunt nobis
- 5 Quanta mandavit patribus nost. nota facere
- 8 Ne fiant sicut patres eor., generatio prava
-12 Coram patribus eorum fecit mirabilia

Psal. 77-57 Quemadmod. patres eorum, conversi sunt
88-27 Ipse invocabit me : Pater meus es tu : Deus
94- 9 Ubi tentaverunt me patres vestri, probaver.
102-13 Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est
105- 6 Peccavimus cum patribus nostris : injuste egimus
- 7 Patres nostri in Ægypto non intellexerunt
108-14 In memoriam redeat iniquitas patrum ejus
Prov. 1- 8 Audi, fili mi, disciplinam patris tui
3-12 Et quasi pater in filio complacet sibi
4- 1 Audite, filii, disciplinam patris, et attendite
- 3 Nam et ego filius fui patris mei, tenellus
6-20 Conserva, fili mi, præcepta patris tui
10- 1 Filius sapiens lætificat patrem
13- 1 Filius sapiens, doctrina patris
-23 Multi cibi in novalibus patrum
15- 5 Stultus irridet disciplinam patris sui
-20 Filius sapiens lætificat patrem
17- 6 Et gloria filiorum patres eorum
-21 Sed nec pater in fatuo lætabitur
-25 Ira patris, filius stultus : et dolor matris
19-13 Dolor patris, filius stultus
-26 Qui affligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est et infelix
20-20 Qui maledicit patri suo, et matri, extinguetur
22-28 Terminos antiquos, quos posuerunt patres
23-22 Audi patrem tuum, qui genuit te
-24 Exultat gaudio pater justi : qui sapientem genuit
-25 Gaudeat pater tuus, et mater tua, et exultet
-29 Cui væ ? cujus patri væ ? cui rixæ ? cui foveæ?
27-10 Amicum tuum et amicum patris tui ne dimiseris
28- 7 Comessatores pascit, confundit patrem s.
-24 Subtrahit aliquid a patre suo et a matre
29- 3 Vir qui amat sapientiam, lætificat patrem
30-11 Generatio, quæ patri suo maledicit
-17 Oculum, qui subsannat patrem, et qui despicit partum matris suæ
Sap. 2-16 Et gloriatur patrem se habere Deum
9- 1 Deus patrum m., et Domine misericordiæ
-12 Et ero dignus sedium patris mei
10- 1 Formatus est a Deo pater orbis terrarum
11-11 Hos quidem tanquam pater monens probasti
14- 3 Tua autem, Pater, providentia gubernat
18- 6 Illa e. nox ante cognita est a patribus nostris
- 9 Patrum jam decantantes laudes
Eccli. 3- 2 Judicium patris audite, filii, et sic facite
- 3 Deus enim honoravit patrem in filiis
- 6 Qui honorat patrem suum, jucundabitur in filiis
- 7 Qui honorat patrem suum, vita vivet longiore
Et qui obedit patri, refrigerabit matrem
- 9 Et in omni patientia honora patrem tuum
-11 Benedictio patris firmat domos filiorum
-12 Ne glorieris in contumelia patris tui
-13 Gloria enim hominis ex honore patris sui
Et dedecus filii pater sine honore
-14 Fili, suscipe senectam patris tui
-15 Eleemosyna e. patris non erit in oblivione
-18 Quam malæ famæ est, qui derelinquit patrem !
4-10 In judicando esto pupillis misericors ut pater
7-29 Honora patrem tuum, et gemitus matris tuæ ne obliviscaris
8-11 Ipsi enim didicerunt a patribus suis
22- 3 Confusio patris est de filio indisciplinato
- 5 Patrem et virum confundit audax
23- 1 Domine Pater, et Dominator vitæ meæ
- 4 Domine Pater, et Deus vitæ meæ, ne derelinquas me
-18 Memento patris et matris tuæ
30- 4 Mortuus est pater ej., et quasi non est mort.
34-24 Quasi qui victimat filium in conspectu patris sui
41-10 De patre impio queruntur filii
-21 Erubescite a patre et a matre de fornicatione
42- 9 Filia patris abscondita est vigilia
44-20 Abraham magnus pater multitudinis gent.
-24 Eodem modo fecit propter Abraham patrem ejus
47-26 Et finem habuit Salomon cum patribus suis
48-10 Conciliare cor patris ad filium, et restituere
-25 Et fortiter ivit in via David patris sui
51-14 Invocavi Dominum patrem Domini mei
Isai. 3- 6 Apprehendet enim vir fratrem suum domesticum patris sui
7-17 Adducet Dom... super domum patris tui dies
8- 4 Quia antequam sciat puer vocare patrem
9- 6 Deus, fortis, pater futuri sæculi, princeps

Isai. 14-21 Præparate filios ejus occisioni in iniquitate patrum suorum
22-21 Et erit quasi pater habitantibus Jerusalem
-23 Et erit in solium gloriæ domui patris ejus
-24 Et suspendent super eum omnem gloriam domus patris ejus
37-12 Dii gentium, quos subverterunt patres mei
38- 5 Hæc dicit Dominus Deus David patris tui
-19 Pater filiis notam faciet veritatem tuam
39- 6 Et quæ thesaurizaverunt patres tui
43-27 Pater tuus primus peccavit
45-10 Væ qui dicit patri : Quid generas?
51- 2 Attendite ad Abraham patrem vestrum
58-14 Et cibabo te hæreditate Jacob patris tui
63-16 Tu enim pater noster, et Abraham nescivit
Tu Domine pater noster, Redemptor noster
64- 8 Domine, Pater noster es tu, nos vero lutum
-11 Ubi laudaverunt te patres nostri
65- 7 Et iniquitates patrum vestrorum simul
Jerem. 2- 5 Quid invenerunt patres vestri in me iniquit.
-27 Dicentes ligno : Pater meus es tu ; et lapidi
3- 4 Ergo saltem amodo voca me : Pater meus
-18 Ad terram, quam dedi patribus vestris
-19 Et dixi : Patrem vocabis me, et post me ingredi non cessabis
-24 Confusio comedit laborem patrum nostror.
-25 Quoniam Do. Deo nostro peccavimus nos, et patres nostri, ab adolescentia nostra
6-21 Et ruent in eis patres et filii simul, vicini
7- 7 In terra, quam dedi patribus vestris a sæculo
-14 Et loco, quem dedi vobis et patribus vestris
-18 Filii colligunt ligna, et patres succendunt ignem
-22 Quia non sum locutus cum patribus vestris
-25 A die qua egressi sunt patres eorum de terra
-26 Et pejus operati sunt, quam patres eorum
9-14 Quod didicerunt a patribus suis
-16 Quas non noverunt ipsi et patres eorum
11- 4 Quod præcepi patribus vestris, in die
- 5 Juramentum, quod juravi patribus vestris
- 7 Quia contestans contestatus sum patres vestros
-10 Reversi sunt ad iniquitates patrum suorum
Pactum m., quod pepigi cum patribus eor.
12- 6 Nam et fratres tui, et domus patris tui
13-14 Et dispergam eos...et patres et filios pariter
14-20 Cognovimus..iniquitates patrum nostrorum
16- 3 Et super patres eorum, de quorum stirpe sunt nati
- 7 Ad consolandum super patre suo et matre
-11 Quia dereliquerunt me patres vestri
-12 Vos pejus operati estis, quam patres vestri
-13 In terram, quam ignoratis vos, et patres
-15 In terram suam, quam dedi patribus eorum
-19 Vere mendacium possederunt patres nostri
17-22 Sanctificate diem sabbati, sicut præcepi patribus vestris
19- 4 Quos nescierunt ipsi et patres eorum
20-15 Maledictus vir, qui annuntiavit patri meo
22-11 Regem Juda, qui regnavit pro Josia patre
-15 Pater tuus numquid non comedit et bibit?
*23-27 Sicut obliti sunt patres eorum nominis mei
-39 Civitatem quam dedi vobis et patribus vest.
24-10 De terra, quam dedi eis et patribus eorum
25- 5 Quam dedit Dom. vobis et patribus vestris
30- 3 Ad terram, quam dedi patribus eorum
31- 9 Quia factus sum Israeli pater
-29 Patres comederunt uvam acerbam
-32 Quod pepigi cum patribus eorum, in die
32-18 Et reddis iniquitatem patrum in sinum filiorum
-22 Quam jurasti patribus eorum ut dares eis terram
34- 5 Et secundum combustiones patrum tuorum
-13 Ego percussi fœdus cum patribus vestris
-14 Et non audierunt patres vestri me
35- 6 Quia Jonadab filius Rechab, pater noster
- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab, patris nostri, in omnibus
-10 Quæ præcepit nobis Jonadab pater noster
-14 Quia obedierunt præcepto patris sui
-15 In terra,quam dedi vobis et patribus vestris
-16 Firmaverunt igitur... præceptum patris sui
-18 Quod obedistis præcepto Jonadab patris v.
44- 3 Quos nesciebant et illi, et vos, et patres v.
- 9 Numquid obliti estis mala patrum vestror.
-10 Quæ dedi coram vobis et coram patribus
-17 Sicut fecimus nos et patres nostri, reges
-21 Et in plateis Jerusalem, vos et patres vestri
47- 3 Non respexerunt patres filios manibus dissolutis
50- 7 Quod peccaverunt Domino decori justitiæ, et expectationi patrum eorum Domino
Thren. 5- 3 Pupilli facti sumus absque patre
Thren. 5- 7 Patres nostri peccaverunt, et non sunt
Baruc. 1-16 Et prophetis nostris, et patribus nostris
-19 A die qua eduxit patres nostros de terra
-20 Qui eduxit patres nostros de terra Ægypti
2- 6 Nobis a. et patribus nostris confusio faciei
-19 Quia non secundum justitias patrum nostrorum nos fundimus preces
-21 Et sedebitis in terra, quam dedi patribus v.
-24 Ut transferrentur ossa regum nostrorum, et ossa patrum nostrorum de loco suo
-33 Quia reminiscentur viam patrum suorum
-34 In terram, quam juravi patribus eorum
3- 5 Noli meminisse iniquitatum patrum nostr.
- 7 Quia convertimur ab iniquitate patrum n.
- 8 Secundum omnes iniquitates patrum nostr.
Ezech. 2- 3 Et patres eorum prævaricati sunt pactum
5-10 Ideo patres comedent filios in medio tui
Et filii comedent patres suos
16- 3 Pater tuus Amorrhæus,et mater tua Cethæa
-45 Mater vestra Cethæa, et pater vester Amorrhæus
18- 2 Patres comederunt uvam acerbam
- 4 Ut anima patris, ita et anima filii mea est
-14 Videns omnia peccata patris sui quæ fecit
-17 Hic non morietur in iniquitate patris sui
-18 Pater ejus quia calumniatus est, et vim fecit
-19 Quare non portavit filius iniquitatem patris?
-20 Filius non portabit iniquitatem patris
Et pater non portabit iniquitatem filii
20- 4 Abominationes patrum eorum ostende eis
-18 In præceptis patrum vestror. nolite incedere
-24 Et post idola patrum suorum fuissent oculi
-27 Et in hoc blasphemaverunt me patres vestri
-36 Sicut judicio contendi adversum patres vest.
-42 Ut darem eam patribus vestris
22- 7 Patrem et matrem contumeliis affecerunt
-10 Verecundiora patris discooperuerunt in te
-11 Frater sororem suam filiam patris sui oppressit in te
36-28 Habitabitis in terra, quam dedi patribus v.
37-25 Super terram... in qua habitaverunt patres
44-25 Ad mortuum hominem non ingredientur,ne polluantur, nisi ad patrem et matrem
47-14 Levavi manum meam, ut darem patribus v.
Dan. 2-23 Tibi, Deus patrum nostrorum, confiteor
3-26 Benedictus es, Do. Deus patrum nostrorum
-28 Et super civitatem sanctam patrum nostror.
-52 Benedictus es, Do. Deus patrum nostrorum
5- 2 Quæ asportaverat Nabuchodonosor pater
-11 Et in diebus patris tui scientia et sapientia
Nam et rex Nabuchodonosor pater tuus, principem magorum... constituit eum, pater, inquam, tuus, o rex
-13 Quem adduxit pater meus rex de Judæa
-18 Honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo
9- 6 Qui locuti sunt in nomine tuo regibus nostris, principibus nostris, patribus nostris
- 8 Nobis confusio faciei... et patribus nostris
-16 Propter... et iniquitates patrum nostrorum
11-24 Et faciet quæ non fecerunt patres ejus et patres patrum ejus : rapinas et prædam
-37 Et Deum patrum suorum non reputabit
-38 Et deum, quem ignoraverunt patres ejus
13-65 Et rex Astyages appositus est ad patres suos
Osee. 9-10 Quasi prima poma ficulneæ in cacumine ejus, vidi patres eorum
Joel. 1- 2 In diebus vestris,aut in diebus patrum vestr.
Amos. 2- 4 Idola sua, post quæ abierant patres eorum
- 7 Et filius ac pater ejus ierunt ad puellam
Mich. 7- 6 Quia filius contumeliam facit patri
-20 Quæ jurasti patribus nostris a diebus antiq.
Zach. 1- 2 Iratus est Do.super patres vestros iracundia
- 4 Ne sitis sicut patres vestri, ad quos clamabant
- 5 Patres vestri ubi sunt?
- 6 Numquid non comprehenderunt patres vestros?
8-14 Cum ad iracundiam provocassent patres vestri me
13- 3 Dicent ei pater ejus et mater ejus qui genuerunt eum
Et configent eum pater ejus et mater ejus
Malac. 1- 6 Filius honorat patrem, et servus do. suum
Si ergo Pater ego sum, ubi est honor meus?
2-10 Numquid non pater unus omnium nostrum?
Violans pactum patrum nostrorum
3- 7 A diebus e. patrum vestrorum recessistis
4- 6 Et convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum
1 *Mac.* 2-19 Ut discedat unusquisque a servitute legis patrum suorum
-20 Obediemus legi patrum nostrorum
-50 Et date animas vestras pro testamento patrum vestrorum
-51 Mementote operum patrum, quæ fecerunt
1 *Mac.* 2-54 Phinees pater noster, zelando zelum Dei
-65 Ipsum audite semper, et ipse erit vobis pater
-69 Benedixit eos, et appositus est ad patres suos
-70 Sepultus est... in sepulcris patrum suorum
3- 2 Et universi, qui se conjunxerant patri ejus
4- 9 Mementote qualiter salvi facti sunt patres nostri in mari Rubro
-10 Et memor erit testamenti patrum nostrorum
6-23 Nos decrevimus servire patri tuo
7- 2 Ut ingressus est domum regni patrum suor.
9-19 Sepelierunt eum in sepulcro patrum suor.
10-52 Et sedi in sede patrum meorum, et obtinui
-55 In qua reversus es ad terram patrum tuorum
-67 Venit... a Creta in terram patrum suorum
-72 Quia bis in fugam conversi sunt patres tui
11- 9 Et regnabis in regno patris tui
-38 Et inimici erant ei omnes exercitus patrum
-40 Ut traderet eum ipsi, ut regnaret loco patris sui
13- 3 Vos scitis quanta ego, et fratres mei, et domus patris mei, fecimus pro legibus
-25 Et sepelivit ea in Modin civitate patrum ej.
-27 Et ædificavit Simon super sepulcrum patris sui
-28 Statuit septem pyramidas, unam contra unam, patri et matri
15- 3 Obtinuerunt regnum patrum nostrorum
-10 Exiit Antiochus in terram patrum suorum
-33 Neque aliena detinemus : sed hæreditatem patrum nostrorum
-34 Vindicamus hæreditatem patrum nostror.
16- 1 Et nuntiavit Simoni patri suo quæ fecit
- 2 Ego, et fratres mei, et domus patris mei, expugnavimus hostes Israël
-21 Nuntiavit Joanni in Gazara, quia periit pater ejus
-24 Ex quo factus est princeps sacerdotum post patrem suum
2 *Mac.* 1-19 Cum in Persidem ducerentur patres nostri
-25 Qui fecisti patres electos, et sanctificasti
4-11 Constituta, per Joannem patrem Eupolemi
8-15 Et si non propter eos, propter testamentum tamen, quod erat ad patres eorum
9-23 Respiciens autem quod et pater meus
11-23 Patre nostro inter deos translato
-24 Audivimus Judæos non consensisse patri v.
13- 9 Nequiorem se patre suo Judæis ostensurus
14-33 Et templum hoc Libero patri consecrabo
-37 Qui pro affectu pater Judæorum appellabatur
Matth. 2-22 Regnaret in Judæa pro Herode patre suo
3- 9 Et ne velitis dicere intra vos : Patrem habemus Abraham
4-21 Cum Zebedæo patre eorum, reficientes retia
-22 Statim relictis retibus et patre, secuti sunt
5-16 Glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est
-45 Ut sitis filii Patris vestri, qui in cœlis est
-48 Sicut et Pater vester cœlestis perfectus est
6- 1 Mercedem non habebitis apud Patrem vest.
- 4 Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet
- 6 Et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi
- 8 Scit enim Pater vester, quid opus sit vobis
- 9 Pater noster, qui es in cœlis : sanctificetur
-14 Dimittet et vobis Pater vester cœlestis delicta vestra
-15 Nec Pater vester dimittet vobis peccata v.
-18 Ne videaris hominib. jejunans, sed Patri tuo
Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet
-26 Et Pater vester cœlestis pascit illa
-32 Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis
7-11 Quanto magis Pater vester, qui in cœlis est
-21 Sed qui facit voluntatem Patris mei
8-21 Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum
10-20 Sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis
-21 Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium
-29 Non cadet super terram sine Patre vestro
-32 Confitebor et ego eum coram Patre meo
-33 Negabo et ego eum coram Patre meo
-35 Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem
-37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me
11-25 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
-26 Ita, Pater : quon. sic fuit placitum ante te
-27 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo
Et nemo novit Filium, nisi Pater
Neque Patrem quis novit, nisi Filius?
12-50 Quicumq. e. fecerit voluntatem Patris mei
13-43 Justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eor.

Matth. 15- 4 Honora patrem et matrem ; et : Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
- 5 Vos autem dicitis : Quicumque dixerit patri
- 6 Et non honorificabit patrem suum, aut mat.
-13 Quam non plantavit Pater meus cœlestis
16-17 Quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cœlis est
-27 Venturus est in gloria Patris sui cum Angelis suis
18-10 In cœlis semper vident faciem Patris mei
-14 Sic non est voluntas ante Patrem vestrum
-19 Fiet illis a Patre meo, qui in cœlis est
-35 Sic et Pater meus cœlestis faciet vobis
19- 5 Propter hoc dimittet homo patrem et matr.
-19 Honora patrem tuum et matrem tuam
-29 Qui reliquerit... aut patrem, aut matrem
20-23 Sed quibus paratum est a Patre meo
21-31 Quis ex duobus fecit voluntatem Patris
23- 9 Et patrem nolite vocare vobis super terram
Unus est enim Pater vester, qui in cœlis est
-30 Si fuissemus in diebus patrum nostrorum
-32 Et vos implete mensuram patrum vestror.
24-36 De die autem illa et hora nemo scit, neque Angeli cœlorum, nisi solus Pater
25-34 Venite, benedicti Patris mei, possidete
26-29 Usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei
-39 Pater mi, si possibile est, transeat a me calix
-42 Pater mi, si non potest hic calix transire
-53 An putas, quia non possum rogare Patrem
28-19 Baptizantes eos in nomine Patris, et Filii
Marc. 1-20 Et relicto patre suo Zebedæo in navi
5-40 Assumit patrem et matrem puellæ
7-10 Dixit : Honora patrem tuum et matrem
Et : Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur
-11 Si dixerit homo patri, aut matri, Corban
-12 Et ultra non dimittitis eum quidquam facere patri suo, aut matri
8-38 Cum venerit in gloria Patris sui cum Angelis sanctis
9-20 Et interrogavit patrem ejus : Quantum temporis est
-23 Et continuo exclamans pater pueri
10- 7 Propter hoc relinquet homo patrem suum
-19 Honora patrem tuum et matrem
-29 Qui reliquerit... aut patrem, aut matrem
11-10 Benedictum quod venit regnum patris nostri David
-25 Pater vester, qui in cœlis est
-26 Nec Pater vester, qui in cœlis est, dimittet
13-12 Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium
-32 Neque Angeli in cœlo, neque Filius, nisi Pater
14-36 Dixit : Abba pater, omnia tibi possibilia
15-21 Angariaverunt... patrem Alexandri et Rufi
Luc. 1-17 Ut convertat corda patrum in filios
-32 Et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus
-55 Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham
-59 Et vocabant eum nomine patris sui Zachar.
-62 Innuebant autem patri ejus, quem vellet
-67 Zacharias pater ejus repletus est Spiritu s.
-72 Ad faciendam misericordiam cum patribus
-73 Quod juravit ad Abraham patrem nostrum
2-33 Erat pater ejus et mater mirantes super his
-48 Ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te
-49 Nesciebatis quia in his, quæ Patris mei sunt, oportet me esse ?
3- 8 Ne cœperitis dicere : Patrem habemus Abraham
6-23 Secundum hæc enim faciebant prophetis patres eorum
-26 Faciebant pseudoprophetis patres eorum
-36 Estote ergo misericordes, sicut et Pater vester misericors est
8-50 Respondit patri puellæ : Noli timere, crede
-51 Et Joannem, et patrem et matrem puellæ
9-26 Cum venerit in majestate sua, et Patris
-43 Sanavit puerum, et reddidit illum patri ejus
-59 Ille autem dixit : Domine, permitte mihi primum ire, et sepelire patrem meum
10-21 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
Etiam, Pater : quoniam sic placuit ante te
-22 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo
Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater ; et quis sit Pater, nisi Filius
11- 2 Dicite : Pater, sanctificetur nomen tuum
-11 Quis autem ex vobis patrem petit panem
-13 Quanto magis Pater vester de cœlo dabit Spiritum bonum
-47 Patres autem vestri occiderunt illos
-48 Quod consentitis operibus patrum vestror.

Luc. 12-30 Pater a. vester scit quoniam his indigetis
-32 Quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum
-53 Dividentur : pater in filium, et filius in patrem suum, mater in filiam
14-26 Si quis venit ad me, et non odit patrem suum
15-12 Et dixit adolescentior ex illis patri : Pater, da mihi portionem substantiæ
-17 Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus
-18 Surgam, et ibo ad patrem meum, et dicam ei : Pater, peccavi in cœlum, et coram te
-20 Et surgens venit ad patrem suum
Cum a. adhuc longe esset, vidit illum pater
-21 Dixitque ei filius : Pater, peccavi in cœlum
-22 Dixit autem pater ad servos : Cito proferte stolam
-27 Et occidit pater tuus vitulum saginatum
-28 Pater ergo illius egressus, cœpit rogare ill.
-29 At ille respondens, dixit patri suo
16-24 Clamans dixit : Pater Abraham, miserere
-27 Et ait : Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patris mei
-30 At ille dixit : Non, pater Abraham
18-20 Honora patrem tuum et matrem
22-29 Sicut disposuit mihi Pater meus regnum
-42 Pater, si vis, transfer calicem istum a me
23-34 Pater, dimitte illis : non enim sciunt quid faciunt
-46 Pater, in manus tuas commendo spiritum
24-49 Et ego mitto promissum Patris mei in vos
Joan. 1-14 Vidimus... gloriam quasi Unigeniti a Patre
-18 Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit
2-16 Auferte ista hinc, et nolite facere domum Patris mei, domum negotiationis
3-35 Pater diligit Filium : et omnia dedit in manu ejus
4-12 Numquid tu major es patre nostro Jacob ?
-20 Patres nostri in monte hoc adoraverunt
-21 Neque in Jerosolymis adorabitis Patrem
-23 Quando veri adoratores adorabunt Patrem
Nam et Pater tales quærit, qui adorent eum
-53 Cognovit ergo pater, quia illa hora erat
5-17 Pater meus usque modo operatur, et ego operor
-18 Sed et Patrem suum dicebat Deum
-19 Non potest Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem
-20 Pater enim diligit Filium, et omnia demonstrat ei, quæ ipse facit
-21 Sicut e. Pater suscitat mortuos, et vivificat
-22 Neque enim Pater judicat quemquam
-23 Ut omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem
Qui non honorificat Filium, non honorificat Patrem, qui misit illum
-26 Sicut enim Pater habet vitam in semetipso
-36 Opera enim, quæ dedit mihi Pater, ut perficiam ea
Testimonium perhibent de me, quia Pater misit me
-37 Et qui misit me Pater, ipse testimonium perhibuit de me
-43 Ego veni in nomine Patris mei
-45 Quia ego accusaturus sim vos apud Patrem
6-27 Hunc enim Pater signavit Deus
-31 Patres nostri manducaverunt manna in deserto
-32 Sed Pater meus dat vobis panem de cœlo
-37 Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet
-39 Hæc est autem voluntas ejus, qui misit me, Patris
-40 Hæc est autem voluntas Patris mei, qui misit me
-42 Cujus nos novimus patrem et matrem
-44 Nisi Pater, qui misit me, traxerit eum
-45 Qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me
-46 Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is, qui est a Deo, hic vidit Patrem
-49 Patres vestri manducaverunt manna in deserto
-58 Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem
-59 Non sicut manducaverunt patres vestri manna
-66 Nisi fuerit ei datum a Patre meo
7-22 Non quia ex Moyse est, sed ex patribus
8-16 Solus non sum : sed ego, et qui misit me, Pater
-18 Et testimonium perhibet de me, qui misit me, Pater
-19 Dicebant ergo ei : Ubi est Pater tuus ?
Neque me scitis, neque Patrem meum
Si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis

Joan. 8-27 Non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum
-28 Sed sicut docuit me Pater, hæc loquor
-38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor
Et vos, quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis
-39 Et dixerunt ei : Pater noster Abraham est
-41 Vos facitis opera patris vestri
Unum Patrem habemus Deum
-42 Si Deus Pater vester esset, diligeretis utique me
-44 Vos ex patre diabolo estis : et desideria patris vestri vultis facere
Quia mendax est, et pater ejus
-49 Sed honorifico Patrem meum
-53 Numquid tu major es patre nostro Abraham
-54 Est Pater meus, qui glorificat me
-56 Abraham pater vester exultavit ut videret
10-15 Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem
-17 Propterea me diligit Pater
-18 Hoc mandatum accepi a Patre meo
-25 Opera, quæ ego facio in nomine Patris mei
-29 Pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est
Et nemo potest rapere de manu Patris mei
-30 Ego et Pater unum sumus
-32 Multa bona opera ostendi vobis ex Patre m.
-36 Quem Pater sanctificavit, et misit in mund.
-37 Si non facio opera Patris mei, nolite credere mihi
-38 Operibus credite, ut cognoscatis, et credatis quia Pater in me est, et ego in Patre
11-41 Pater, gratias ago tibi, quoniam audisti me
12-26 Ministraverit, honorificabit eum Pater m.
-27 Et quid dicam ? Pater, salvifica me ex hac hora
-28 Pater, clarifica nomen tuum. Venit ergo vox
-49 Sed qui misit me Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam
-50 Sicut dixit mihi Pater, sic loquor
13- 1 Ut transeat ex hoc mundo ad Patrem
- 3 Sciens quia omnia dedit ei Pater in manus
14- 2 In domo Patris mei mansiones multæ sunt
- 6 Nemo venit ad Patrem, nisi per me
- 7 Et Patrem meum utique cognovissetis
- 8 Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit
- 9 Philippe, qui videt me, videt et Patrem
Quomodo tu dicis : Ostende nobis Patrem ?
-10 Non creditis, quia ego in Patre, et Pater in me est ?
Pater autem in me manens, ipse facit opera
-11 Non creditis, quia ego in Patre, et Pater in me est ?
-12 Et majora horum faciet : quia ego ad Patrem vado
-13 Et quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam : ut glorificetur Pater in Filio
-16 Et ego rogabo Patrem, et alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum
-20 Vos cognoscetis, quia ego sum in Patre meo
-21 Qui autem diligit me, diligetur a Patre meo
-23 Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus
-24 Non est meus : sed ejus, qui misit me, Patris
-26 Quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia
-28 Si diligeretis me, gauderetis utiq., quia vado ad Patrem : quia Pater major me est
-31 Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem
Sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio
15- 1 Ego sum vitis vera : et Pater meus agricola
- 8 In hoc clarificatus est Pater meus
- 9 Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos
-10 Sicut et ego Patris mei præcepta servavi
-15 Quæcumq. audivi a Patre m. nota feci vobis
-16 Ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis
-23 Qui me odit : et Patrem meum odit
-24 Et oderunt et me et Patrem meum
-26 Paracletus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit
16- 3 Quia non noverunt Patrem, neque me
-10 De justitia vero, quia ad Patrem vado
-15 Omnia quæcumque habet Pater, mea sunt
-16 Et videbitis me : quia vado ad Patrem
-17 Et videbitis me, et quia vado ad Patrem
-23 Si quid petieritis Patrem in nomine meo
-25 Sed palam de Patre annuntiabo vobis
-26 Et non dico vobis quia ego rogabo Patrem
-27 Ipse e. Pater amat vos, quia vos me amastis
-28 Exivi a Patre, et veni in mundum : iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem
-32 Et non sum solus, quia Pater mecum est
17- 1 Dixit : Pater, venit hora, clarifica Filium t.
- 5 Et nunc clarifica me, tu Pater, apud temet.

Joan. 17-11 Pater sancte, serva eos in nomine tuo
-21 Unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te
-24 Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi sum ego, et illi sint mecum
-25 Pater juste, mundus te non cognovit
18-11 Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum?
20-17 Nondum enim ascendi ad Patrem meum
Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestr.
-21 Sicut misit me Pater, et ego mitto vos
Act. 1- 4 Sed expectarent promissionem Patris
- 7 Momenta, quæ Pater posuit in sua potestate
2-33 Promissione Spiritus sancti accepta a Patre
3-13 Deus patrum nostror. glorificavit Filium s.
-25 Quod disposuit Deus ad patres nostros
4-25 Per os patris nostri David, pueri tui, dixisti
5-30 Deus patrum nostrorum suscitavit Jesum
7- 2 Qui ait: Viri fratres, et patres, audite
Deus gloriæ apparuit patri nostro Abrahæ
- 4 Et inde, postquam mortuus est pater ejus
-11 Et non inveniebant cibos patres nostri
-12 Misit patres nostros primum
-14 Mittens autem Joseph accersivit Jacob patrem suum
-15 Et defunctus est ipse, et patres nostri
-19 Afflixit patres nostros, ut exponerent infantes suos
-20 Nutritus est tribus mensibus in domo patris sui
-32 Ego sum Deus patrum tuor., Deus Abraham
-38 Hic est, qui fuit in Ecclesia in solitudine cum Angelo... et cum patribus nostris
-39 Cui noluerunt obedire patres nostri
-44 Tabernaculum testimonii fuit cum patribus nostris in deserto
-45 Quod et induxerunt suscipientes patres nostri cum Jesu
Quas expulit Deus a facie patrum nostrorum
-51 Vos semper Spiritui sancto resistitis, sicut patres vestri, ita et vos
-52 Quem prophetarum non sunt persecuti patres vestri?
13-17 Deus plebis Israël elegit patres nostros
-32 Quæ ad patres nostros repromissio facta est
-36 Et appositus est ad patres suos
15-10 Quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus
16- 1 Filius mulieris Judææ fidelis, patre gentili
- 3 Sciebant... quod pater ejus erat gentilis
22- 1 Viri fratres, et patres, audite quam ad vos nunc reddo rationem
-14 Deus patrum nostrorum præordinavit te
24-14 Sic deservio Patri et Deo meo
26- 6 In spe, quæ ad patres nostros repromissionis facta est a Deo, sto judicio subjectus
28- 8 Contigit autem, patrem Publii febribus et dysenteria vexatum jacere
-25 Quia bene Spiritus sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres nostros
Rom. 1- 7 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem?
-11 Ut sit pater o. credentium per præputium
-12 Et sit pater circumcisionis, non iis tantum
Quæ est in præputio patris nostri Abrahæ
-16 Abrahæ, qui pater est omnium nostrum
-17 Quia patrem multarum gentium posui te
-18 Credidit, ut fieret pater multarum gentium
6- 4 Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris
8-15 Sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba (Pater)
9- 5 Quorum patres, et ex quibus est Christus
-10 Ex uno concubitu habens Isaac patris nostri
11-28 Secundum electionem autem, charissimi, propter patres
15- 6 Ut unanimes, uno ore honorificetis Deum, et patrem Domini nostri Jesu Christi
- 8 Ad confirmandas promissiones patrum
1 Cor. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
4-15 Nam si decem millia pædagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres
5- 1 Ita ut uxorem patris sui aliquis habeat
8- 6 Nobis tamen unus Deus, Pater, ex quo om.
10- 1 Quon. patres nostri omnes sub nube fuerunt
15-24 Cum tradiderit regnum Deo et Patri
2 Cor. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
- 3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum
6-18 Ego recipiam vos: et ero vobis in patrem
11-31 Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi
Galat. 1- 1 Sed per Jesum Christum et Deum Patrem
- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre
- 4 Secundum voluntatem Dei et Patris nostri
4- 2 Usque ad præfinitum tempus a Patre

Galat. 4- 6 Misit Deus spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem: Abba, Pater
Ephes. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
- 3 Benedictus Deus et Pater Dom. nostri Jesu
-17 Pater gloriæ det vobis Spiritum sapientiæ
2-18 Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem
3-14 Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri
4- 6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes
5-20 Gratias agentes semper... Deo et Patri
-31 Propter hoc relinquet homo patrem et mat.
6- 2 Honora patrem tuum et matrem tuam
- 4 Vos, patres, nolite ad iracundiam provocare
-23 Pax fratribus, et charitas cum fide, a Deo
Philip. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
2-11 Dom. Jesus Christus in gloria est Dei Patris
-22 Quia sicut patri filius, mecum servivit
4-20 Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula
Colos. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
Gratias agimus Deo et Patri Domini nostri
-12 Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit
2- 2 In agnitionem mysterii Dei Patris et Christi
3-17 Gratias agentes Deo et Patri per ipsum
-21 Patres, nolite ad indignat. provocare filios
1 Thes. 1- 1 In Deo Patre, et Domino Jesu Christo
- 3 Ante Deum et Patrem nostrum
2-11 Sicut scitis, qualiter unumquemque vestrum (sicut pater filios suos)
3-11 Pater noster... dirigat viam nostram ad vos
-13 In sanctitate, ante Deum et Patrem nostrum
2 Thes. 1- 1 In Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo
- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
2-15 Et Deus et Pater noster, qui dilexit nos
1 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, et pax a Deo Patre
5- 1 Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem
2 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, pax a Deo Patre
Tit. 1- 4 Gratia et pax a Deo Patre et Christo Jesu
Phile. - 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
Hebr. 1- 1 Olim Deus loquens patribus in prophetis
- 5 Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium
3- 9 Ubi tentaverunt me patres vestri
7- 3 Sine patre, sine matre, sine genealogia
-10 Adhuc enim in lumbis patris erat
8- 9 Non secundum testamentum, quod feci patribus eorum
12- 7 Quis enim filius, quem non corripit pater?
- 9 Deinde patres quidem carnis nostræ, eruditores habuimus
Non multo magis obtemperabimus Patri spirituum?
Jacob. 1-17 Descendens a Patre luminum
-27 Immaculata apud Deum et Patrem, hæc est
2-21 Abraham pater noster, nonne ex operibus justificatus est, offerens Isaac filium suum
3- 9 In ipsa benedicimus Deum et Patrem
1 Petr. 1- 2 Secundum præscientiam Dei Patris
- 3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu
-17 Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum judicat
2 Petr. 1-17 Accipiens e. a Deo Patre honorem et glor.
3- 4 Ex quo enim patres dormierunt
1 Joan. 1- 2 Quæ erat apud Patrem, et apparuit nobis
- 3 Et societas nostra sit cum Patre et cum Filio
2- 1 Advocatum habemus apud Patrem, Jesum
-13 Scribo vobis, patres, quoniam cognovistis eum
-14 Vob., infantes, quoniam cognovistis Patrem
-15 Diligit mundum, non est charitas Patris in eo
-16 Quæ non est ex Patre, sed ex mundo est
-22 Hic est Antichristus, qui negat Patrem et Filium
-23 Omnis, qui negat Filium, nec Patrem habet
Qui confitetur Filium, et Patrem habet
-24 Et vos in Filio et Patre manebitis
3- 1 Videte qualem charitatem dedit nobis Pater
4-14 Pater misit Filium suum Salvatorem mundi
5- 7 Pater, Verbum, et Spiritus sanctus
2 Joan. - 3 Pax a Deo Patre, et a Christo Jesu Filio Patris
- 4 Sicut mandatum accepimus a Patre
- 9 In doctrina, hic et Patrem et Filium habet
Judæ. - 1 Judas... his, qui sunt in Deo Patre dilectis
Apoc. 1- 6 Et fecit nos... sacerdotes Deo et Patri suo
2-28 Sicut et ego accepi a Patre meo: et dabo illi
3- 5 Et confitebor nomen ejus coram Patre meo
-21 Vici, et sedi cum Patre meo in throno ejus
14- 1 Et nomen Patris ejus scriptum in frontibus

PATERFAMILIAS.

Ruth. 2- 2 Ubicumque clementis in me patrisfamilias reperero gratiam
Matth. 10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt
13-27 Accedentes a. servi patrisfamilias, dixerunt
-52 Similis est homini patrifamilias
20- 1 Simile est regnum cœlorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane
-11 Murmurabant adversus patremfamilias
21-33 Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam
24-43 Quoniam si sciret paterfamilias, qua hora fur venturus esset, vigilaret itaque
Luc. 12-39 Si sciret paterfamilias, qua hora fur veniret
13-25 Cum a. intraverit paterfamilias, et clauserit
14-21 Tunc iratus paterfamilias, dixit servo suo
22-11 Et dicetis patrifamilias domus: Dicit tibi

PATERNITAS.

Ephes. 3-15 Ex quo omnis paternitas in cœlis et in terra

PATERNUS, A, UM.

Deut. 18- 8 Excepto eo, quod in urbe sua ex paterna ei successione debetur
Eccli. 42-10 Nequando... in paternis suis gravida inveniatur
2 Mac. 12-39 Ut corpora prostratorum tolleret, et cum parentibus poneret in sepulcris paternis
Act. 22- 3 Eruditus juxta veritatem paternæ legis
28-17 Nihil adversus plebem faciens, aut morem paternum
Galat. 1-14 Abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum
1 Petr. 1-18 De vana vestra conversatione paternæ traditionis

PATIBULUM.

Gen. 40-22 Alterum suspendit in patibulo
Num. 25- 4 Et suspende eos contra solem in patibulis
Deut. 21-22 Adjudicatus morti appensus fuerit in patibulo
Josue. 8-29 Regem quoque ejus suspendit in patibulo
10-27 Præcepit sociis ut deponer. eos de patibulis
Esth. 2-23 Et appensus est uterque eorum in patibulo
6- 4 Et juberet Mardochæum affigi patibulo
7-10 Suspensus est itaque Aman in patibulo
9-13 Et decem filii Aman in patibulis suspendantur
16-18 Et omnis cognatio ejus pendet in patibulis

PATIENS.

Exod. 34- 6 Patiens, et multæ miserationis, ac verax
Num. 14-18 Dominus patiens, et multæ misericordiæ
Judith. 8-14 Sed quia patiens Dominus est, in hoc ipso pœniteamus
Psal. 7-12 Deus judex justus, fortis, et patiens
85-15 Patiens, et multæ misericordiæ, et verax
91-15 Et bene patientes erunt
144- 8 Dominus: patiens, et multum misericors
Prov. 14-29 Qui patiens est, multa gubernatur prudentia
15-18 Qui patiens est, mitigat (*rixas*) suscitatas
16-32 Melior est patiens viro forti
Eccle. 7- 9 Melior est patiens arrogante
Sap. 15- 1 Deus noster, suavis et verus es, patiens
Eccli. 1-29 Usque in tempus sustinebit patiens
5- 4 Altissimus enim est patiens redditor
18- 9 Propter hoc patiens est Deus in illis
Isai. 42-14 Silui, patiens fui, sicut parturiens loquar
Joel. 2-13 Misericors est, patiens, et multæ misericord.
Jonæ. 4- 2 Tu, Deus, clemens et misericors es, patiens
Nahum. 1- 3 Dominus patiens, et magnus fortitudine
Rom. 12-12 Spe gaudentes: in tribulatione patientes
1 Cor. 13- 4 Charitas patiens est, benigna est
1 Thes. 5-14 Suscipite infirmos, patientes estote ad omnes
2 Tim. 2-24 Sed (*oportet*) mansuetum esse ad omnes, docibilem, patientem
Jacob. 5- 7 Patientes igitur estote, fratres, usq. ad adv.
- 8 Patientes igitur estote et vos, et confirmate

PATIENTER.

Job. 6-11 Aut quis finis meus, ut patienter agam?
Baruc. 4-25 Filii patienter sustinete iram, quæ super venit vobis
2 Mac. 6-14 Non enim... Dominus patienter expectat
-20 Patienter sustinens, destinavit non admittere
7-17 Tu autem patienter sustine, et videbis
Act. 26- 3 Propter quod, obsecro, patienter me audias
Jacob. 5- 7 Patienter ferens donec accipiat temporaneum
1 Petr. 2-20 Sed si bene facientes patienter sustinetis
2 Petr. 3- 9 Sed patienter agit propter vos

PATIENTIA.

Tobiæ. 2-12 Ut posteris daretur exemplum patientiæ ej
Job. 4- 6 Ubi est timor tuus, fortitudo tua, patientia tua, et perfectio viarum tuarum?
17-15 Et patientiam meam quis considerat?

Psal. 9-19 Patientia pauperum non peribit in finem
61- 6 Quoniam ab ipso patientia mea
70- 5 Quoniam tu es patientia mea, Domine
Prov. 19-11 Doctrina viri per patientiam noscitur
25-15 Patientia lenietur princeps
Eccle. 8-12 Facit malum, et per patientiam sustentatur
Sap. 2-19 Et probemus patientiam illius
Eccli. 2- 4 Sustine, et in humilitate tua patientiam habe
-21 Patientiam habebunt usq. ad inspectionem
3- 9 Et (*in*) omni patientia honora patrem tuum
35-22 Et Fortissimus non habebit in illis patientiam
41- 4 Et incredibili, qui perdit patientiam
Jerem. 15-15 Noli in patientia tua suscipere me
29-11 Ut dem vobis finem et patientiam
1 Mac. 8- 3 Et possederunt omnem locum consilio suo et patientia
Matth. 18-26 Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi
-29 Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi
Luc. 8-15 Verbum retinent, et fructum afferunt in patientia
18- 7 Deus autem... et patientiam habebit in illis
21-19 In patientia vestra possidebitis animas vest.
Rom. 2- 4 An divitias bonitatis ejus, et patientiæ, et longanimitatis contemnis
- 7 Qui secundum patientiam boni operis... quærunt
5- 3 Scientes quod tribulatio patientiam operatur
- 4 Patientia autem probationem, probatio vero spem
8-25 Per patientiam expectamus
9-22 Sustinuit in multa patientia vasa iræ
15- 4 Ut per patientiam... spem habeamus
- 5 Deus autem patientiæ et solatii, det vobis idipsum sapere in alterutrum
2 Cor. 6- 4 In multa patientia, in tribulationibus
12-12 Signa tamen apostolatus mei facta sunt super vos, in omni patientia
Galat. 5-22 Charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas
Ephes. 4- 2 Cum patientia, supportantes invicem in charitate
Colos. 1-11 In omni patientia et longanimitate cum gaudio
3-12 Induite vos ergo... modestiam, patientiam
2 Thes. 1- 4 Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in Ecclesiis Dei, pro patientia vestra, et fide
3- 5 Dominus autem dirigat corda vestra in charitate Dei, et patientia Christi
1 Tim. 1-16 Ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam
6-11 Sectare vero... patientiam, mansuetudinem
2 Tim. 3-10 Longanimitatem, dilectionem, patientiam
4- 2 Obsecra, increpa in omni patientia et doctrina
Tit. 2- 2 Sani in fide, in dilectione, in patientia
Hebr. 6-12 Qui fide et patientia hæreditabunt promiss.
10-36 Patientia enim vobis necessaria est
12- 1 Per patientiam curramus ad propositum
Jacob. 1- 3 Quod probatio fidei vestræ patientiam operatur
- 4 Patientia autem opus perfectum habet
5-10 Exemplum accipite, fratres, exitus mali, laboris, et patientiæ
1 Petr. 3-20 Quando expectabant Dei patientiam
2 Petr. 1- 6 In abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatem (*ministrate*)
Apoc. 1- 9 Particeps in... patientia in Christo Jesu
2- 2 Scio opera tua, et laborem, et patientiam
- 3 Et patientiam habes, et sustinuisti
-19 Novi... et ministerium et patientiam tuam
3-10 Quoniam servasti verbum patientiæ meæ
13-10 Hic est patientia, et fides sanctorum
14-12 Hic patientia sanctorum est qui custodiunt

PATIOR.

Gen. 31-28 Non es passus ut oscularer filios meos et filias
38-17 Patiar quod vis, si dederis mihi arrhabonem
42- 4 Ne forte in itinere quidquam patiatur mali
-21 Locuti sunt ad invicem: Merito hæc patimur
50-15 Ne forte memor sit injuriæ quam passus est
Exod. 10- 7 Usquequo patiemur hoc scandalum?
22-18 Maleficos non patieris vivere
Levit. 15- 2 Vir, qui patitur fluxum seminis, immundus
-10 Quidquid sub eo fuerit, qui fluxum seminis patitur, pollutum erit usq. ad vesperum
-19 Quæ, redeunte mense patitur fluxum sang.
-25 Mulier, quæ patitur multis diebus fluxum
-32 Ista est lex ejus, qui patitur fluxum seminis
18-19 Ad mulierem quæ patitur menstrua, non accedes
22- 4 Qui fuerit lepr. aut patiens fluxum seminis
26-43 Patiens solitudinem propter illos
Num. 16-40 Ne patiatur sicut passus est Core
Deut. 15-13 Nequaquam vacuum abire patieris
22- 7 Sed abire patieris, captos tenens filios
-26 Puella nihil patietur, nec est rea mortis
24-19 Et pupillum et viduam auferre patieris
Judic. 9-41 Nec in ea passus est commorari
Ruth. 4-14 Qui non est passus ut deficeret successor
1 Reg. 28-18 Idcirco quod pateris, fecit tibi Dominus
3 Reg. 2- 9 Tu noli pati eum esse innoxium
Tobiæ. 4- 4 Quæ et quanta pericula passa sit propter te
-11 Et non patietur animam ire in tenebras
-13 Et præter uxorem tuam nunquam patiaris crimen scire
Judith. 3- 2 Ipsi servitutis nostræ damna patiamur
8-26 Non ulciscamur nos pro his quæ patimur
Esth. 2- 1 Recordatus est Vasthi, et quæ fecisset, vel quæ passa esset
Job. 6- 2 Et calamitas, quam patior, in statera
10-14 Cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris?
16-18 Hæc passus sum absq. iniquitate manus meæ
19- 7 Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet
24-12 Et Deus inultum abire non patitur
Psal. 58- 7 Et famem patientur ut canes, et circuibunt
-15 Et famem patientur ut canes, et circuibunt
102- 6 Et judicium omnibus injuriam patientibus
145- 7 Facit judicium injuriam patientibus
Prov. 17-14 Et antequam patiatur contumeliam, judicium deserit
Sap. 3- 4 Et si coram hominibus tormenta passi sunt
6- 7 Potentes a. potenter tormenta patientur
11- 5 Per quæ e. pœnas passi sunt inimici illorum
-10 Cum ira judicati impii tormenta paterentur
-21 Persecutionem passi ab ipsis factis suis
12-27 In quibus enim patientes indignabantur
14-10 Cum illo, qui fecit, tormenta patietur
16- 1 Per his similia passi sunt digne tormenta
-16 Grandinibus et pluviis persecutionem passi
-18 Quon. Dei judicio patiuntur persecutionem
18- 1 Et quia non et ipsi eadem passi erant, magnificabant te
- 4 Digni quidem illi... et pati carcerem tenebrarum
-11 Et popularis homo regi similia passus
-19 Ne inscii, quare mala patiebantur, perirent
19-12 Juste enim patiebantur secundum suas nequitias
Eccli. 4- 9 Libera eum, qui injuriam patitur de manu superbi
23-19 Assiduitate tua infatuatus, improperium patiaris
34- 6 Et sicut parturientis, cor tuum phantasias patitur
38-16 Et quasi dira passus incipe plorare
Isai. 38-14 Domine, vim patior, responde pro me
Baruc. 6-33 Neque si quid mali patiuntur ab aliquo
Osee. 5-11 Calumniam patiens est Ephraïm, fractus judicio
Amos. 3- 9 Et calumniam patientes in penetralibus ejus
6- 6 Nihil patiebantur super contritione Joseph
Habac. 1- 2 Vociferabor ad te vim patiens
2 Mac. 6-30 Propter timorem tuum libenter hæc patior
7-18 Nos enim propter nosmetipsos hæc patimur
-32 Nos enim pro peccatis nostris hæc patimur
11-31 Nemo eorum ullo modo molestiam patiatur
14- 6 Nec patiuntur regnum esse quietum
Matth. 5-10 Qui persecutionem patiuntur propter justitiam
9-20 Mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur
11-12 Usque nunc, regnum cœlorum vim patitur
16-21 Quia oporteret eum... multa pati a senioribus et Scribis
-26 Animæ vero suæ detrimentum patiatur
17-12 Sic et Filius hominis passurus est ab eis
-14 Quia lunaticus est, et male patitur
-16 Quousque ero vobiscum? usquequo patiar vos?
26-31 Omnes vos scandalum patiemini in me
27-19 Multa enim passa sum hodie per visum
Marc. 8-31 Quoniam oportet Filium hominis pati multa
9-11 Ut multa patiatur, et contemnatur
-18 Quandiu apud vos ero? quandiu vos patiar?
Luc. 9-22 Dicens: Quia oportet Filium hominis multa pati
-41 Usquequo ero apud vos, et patiar vos?
13- 2 Putatis quod hi Galilæi... peccatores fuerint, quia talia passi sunt?
17-25 Primum autem oportet illum multa pati
22-15 Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum antequam patiar
24-26 Nonne hæc oportuit pati Christum?
-46 Et sic oportebat Christum pati, et resurgere
Act. 3-18 Quæ prænuntiavit per os omnium prophetarum, pati Christum suum
5-41 Quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati
7-24 Cum vidisset quemdam injuriam patientem
9-16 Quanta oporteat eum pro nomine meo pati
17- 3 Et insinuans quia Christum oportuit pati
27-32 Et passi sunt eam excidere
28- 5 Excutiens bestiam in ignem, nihil mali passus est
1 Cor. 3-15 Si cujus opus arserit, detrimentum patietur
4-12 Persecutionem patimur, et sustinemus
6- 7 Quare non magis fraudem patimini?
10-13 Qui non patietur vos tentari supra id quod potestis
12-26 Et si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra
2 Cor. 1- 6 Earumdem passionum, quas et nos patimur
4- 8 In omnibus tribulationem patimur
- 9 Persecutionem patimur, sed non derelinquimur
7- 5 Sed omnem tribulationem passi sumus
- 9 Ut in nullo detrimentum patiamini ex vobis
-12 Scripsi vobis, non propter eum qui fecit injuriam, nec propter eum qui passus est
11- 4 Quod non recepistis: recte pateremini
Galat. 3- 4 Tanta passi estis sine causa?
5-11 Quid adhuc persecutionem patior
6-12 Tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur
Ephes. 4-28 Laboret... ut habeat unde tribuat necessitatem patienti
Philip. 1-29 Sed ut etiam pro illo patiamini
4-12 Scio... et esurire, et abundare, et penuriam pati
1 Thes. 2- 2 Sed ante passi, et contumeliis affecti
-14 Quia eadem passi estis et vos a contribulibus
3- 4 Prædicebamus vobis passuros nos tribulat.
2 Thes. 1- 5 Ut digni habeamini in regno Dei, pro quo et patimini
1 Tim. 5-10 Si tribulationem patientibus subministravit
2 Tim. 1-12 Ob quam causam etiam hæc patior
3-12 In Christo Jesu, persecutionem patientur
Hebr. 2-18 In eo enim in quo passus est ipse et tentatus
5- 8 Didicit ex iis, quæ passus est, obedientiam
9-26 Alioquin oportebat eum frequenter pati
13-12 Propter quod et Jesus... extra portam passus est
1 Petr. 2-19 Si... sustinet quis tristitias, patiens injuste
-21 Quia et Christus passus est pro nobis
-23 Cum pateretur, non comminabatur
3-14 Sed et si quid patimini propter justitiam
-17 Melius est enim benefacientes (si voluntas Dei velit) pati, quam malefacientes
4- 1 Christo igitur passo in carne, et vos eadem cogitatione armamini: quia qui passus est in carne, desiit a peccatis
-15 Nemo autem vestrum patiatur ut homicida
-19 Hi, qui patiuntur secundum voluntatem Dei
5-10 Modicum passos ipse perficiet, confirmabit
Apoc. 2-10 Nihil horum timeas quæ passurus es

PATMOS.

Exigua insula in Ægæo mari, Sporadum una, ad quam relegatum ferunt sanctum Joannem Apostolum a Domitiano imperatore Romano, propter Evangelii prædicationem, et quia affirmabat Jesum Christum esse Messiam et Deum. Ibi extasim passus, et mente raptus, scripsit Apocalypsin.

Apoc. 1- 9 Fui in insula, quæ appellatur Patmos

PATRIA. *Substant.*

Gen. 30-25 Dimitte me ut revertar in patriam
Ruth. 1- 6 Et surrexit ut in patriam pergeret
Esth. 2-10 Quæ noluit indicare ei populum et patriam
-20 Necdum prodiderat Esther patriam
15- 1 Et rogaret pro populo suo et pro patria sua
Psal. 95- 7 Afferte Domino patriæ gentium... gloriam
Eccli. 16- 5 Ab uno sensato inhabitabitur patria
2 Mac. 4- 1 Et patriæ delator, male loquebatur de Onia
5- 8 Ut refuga legum et execrabilis, ut patriæ et civium hostis, in Ægyptum extrusus est
9 Et qui multos de patria sua expulerat
-15 Menelao ductore, qui legum et patriæ fuit proditor
8-21 Et pro legibus et patria mori parati
13- 3 Deprecabatur Antiochum, non pro patriæ salute
-11 Quippe qui lege, et patria, sanctoque templo privari vererentur
-14 Et usque ad mortem pro legibus, templo, civitate, patria, et civibus starent
14-18 Quam pro patriæ certaminibus habebant
Matth. 13-54 Et veniens in patriam suam, docebat eos
-57 Nisi in patria sua, et in domo sua
Marc. 6- 1 Egressus inde, abiit in patriam suam
- 4 Non est propheta sine honore, nisi in patria
Luc. 4-23 Facta in Capharnaum, fac et hic in patria tua

Luc. 4-24 Nemo propheta acceptus est in patria sua
Joan. 4-44 Quia propheta in sua patria honorem non habet
Hebr. 11-14 Hæc dicunt, significant se patriam inquirere

PATRIARCHA.

1 Par. 8-28 Hi patriarchæ, et cognationum principes
Tobiæ. 6-20 In copulatione sanctorum patriarcharum admitteris
Act. 2-29 Liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David
7- 8 Et Jacob (*genuit*) duodecim patriarchas
- 9 Patriarchæ æmulantes, Joseph vendiderunt
Hebr. 7- 4 Cui et decimas dedit de præcipuis Abraham patriarcha

PATRIUS, A, UM.

2 Mac. 4-15 Et patrios quidem honores nihil habentes
5-10 Neque patrio sepulcro participans
6- 1 Ut se transferrent a patriis et Dei legibus
- 6 Neque dies solemnes patrii servabantur
7- 2 Magis quam patrias Dei leges prævaricari
- 8 At ille, respondens patria voce, dixit : Non
-21 Singulos illorum hortabatur voce patria
-24 Sed cum juramento affirmabat... translatum a patriis legibus amicum habiturum
-27 Ait patria voce : Fili mi, miserere mei
-37 Et corpus meum trado pro patriis legibus
12-37 Incipiens voce patria, et cum hymnis
15-29 Patria voce omnipotentem Dominum benedicebant

PATRO.

Gen. 2- 2 Et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat
34-30 Quibus patratis audacter, Jacob dixit ad Simeon
Deut. 4-25 Patrantes malum coram Domino Deo vestro

PATROBAS.

Discipulus sancti Pauli, cujus meminit cum laude salutationis et nomine fratris divus Apostolus in sua ad Romanos Epistola. Martyrologium Romanum refert martyrio fuisse coronatum, et festivitatem illius celebrat die Novembris quarta.

Rom. 16-14 Salutate... Hermam, Patrobam, Hermen

PATROCLUS. *Pater impii Nicanoris.*

2 Mac. 8- 9 At ille velociter misit Nicanorem Patrocli de primoribus amicum

PATRUELIS.

Exod. 6-20 Accepit autem Amram uxorem Jochabed patruelem suam
Levit. 25-49 Et patruus, et patruelis, et consanguineus
1 Reg. 14-50 Abner filius Ner, patruelis Saul
Isai. 5- 1 Cantabo...canticum patruelis mei vineæ suæ
Jerem. 32- 7 Ecce Hanameel filius Sellum patruelis tuus
-12 In oculis Hanameel patruelis mei

PATRUUS.

Levit. 10- 4 Vocatis.. filiis Oziel, patrui Aaron, ait ad eos
18-14 Turpitudinem patrui tui non revelabis
20-20 Qui coierit cum uxore patrui, vel avunculi
25-49 Et patruus, et patruelis, et consanguineus
Num. 27-11 Sin autem nec patruos habuerit
36-11 Nupserunt.. Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Judic. 10- 1 Thola filius Phua patrui Abimelech
1 Reg. 10-14 Dixitq. patruus Saul ad eum, et ad puerum
-15 Et dixit ei patruus suus : Indica mihi
-16 Et ait Saul ad patruum suum : Indicavit
2 Reg. 23- 9 Post hunc, Eleazar filius patrui ej. Ahohites
-24 Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem
4 Reg. 24-17 Constituit Mathaniam patruum ejus pro eo
1 Par. 11-12 Post eum, Eleazar filius patrui ej. Ahohites
26 Et Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem
27-32 Jonathan a. patruus David, consiliarius
2 Par. 36-10 Regem vero constituit Sedeciam patruum
Esth. 8- 1 Confessa est enim ei Esther quod esset patruus suus
Jerem. 32- 8 Et venit ad me Hanameel filius patrui mei
- 9 Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei

PAUCITAS.

Levit. 26-22 Et ad paucitatem cuncta redigant
Job. 10-20 Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi ?
Psal. 101-24 Paucitatem dierum meorum nuntia mihi
Prov. 14-28 Et in paucitate plebis ignominia principis
Isai. 10-19 Et reliquiæ ligni saltus ejus præ paucitate numerabuntur

PAUCULÆ.

1 Reg. 17-28 Et quare dereliquisti pauculas oves illas

PAUCUS, A, UM.

Gen. 27-44 Habitabisque cum eo dies paucos
29-20 Et videbantur illi pauci dies præ amoris magnitudine
34-30 Nos pauci sumus : illi congregati percutient
Levit. 25-52 Si pauci, ponet rationem cum eo
Num. 13-19 Considerate... si pauci numero, an plures
26-54 Pluribus majorem partem dabis, et paucioribus minorem
-56 Hoc vel plures accipiant, vel pauciores
33-54 Pluribus dabitis latiorem, et paucis angustiorem
35- 8 Ab his qui plus habent, plures auferentur : et qui minus, pauciores
Deut. 4-27 Et remanebitis pauci in nationibus
7- 7 Cum omnibus sitis populis pauciores
26- 5 Ibi peregrinatus est in paucissimo numero
28-62 Et remanebitis pauci numero
Josue. 7- 3 Frustra vexabitur contra hostes paucissimos ?
1 Reg. 14- 6 Quia non est Domino difficile salvare, vel in multis, vel in paucis
18-27 Et post paucos dies surgens David, abiit
4 Reg. 4- 3 Cui ait : Vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa vacua non pauca
1 Par. 16-19 Cum essent pauci numero, parvi et coloni
2 Par. 14-11 Utrum in paucis auxilieris, an in pluribus
29-34 Sacerdotes vero pauci erant
2 Esdr. 2-12 Et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum
Psal. 16-14 Domine, a paucis de terra divide eos in vita
104-12 Cum essent... paucissimi et incolæ ejus
106-39 Et pauci facti sunt : et vexati sunt a tribulat.
108- 8 Fiant dies ejus pauci
Eccle. 5- 1 Idcirco sint pauci sermones tui
9-14 Civitas parva, et pauci in ea viri
Sap. 3- 5 In paucis vexati, in multis bene disponentur
Eccli. 7-34 De negligentia tua purga te cum paucis
34-10 Qui non est expertus, pauca recognoscit
42- 4 De acquisitione multorum et paucorum
43-36 Pauca enim vidimus operum ejus
48- 2 Irritantes illum invidia sua pauci facti sunt
Isai. 10- 7 Ad internecionem gentium non paucarum
24- 6 Et relinquentur homines pauci
-13 Quomodo si paucæ olivæ quæ remanserunt
Jerem. 29- 6 Et multiplicamini ibi, et nolite esse pauci
42- 2 Quia derelicti sumus pauci de pluribus
44-28 Revertentur... in terram Juda viri pauci
Baruc. 2-13 Quia derelicti sumus pauci inter gentes
Ezech. 12-16 Et relinquam ex eis viros paucos, a gladio
Dan. 11-20 In paucis diebus conteretur, non in furore
1 Mac. 3-16 Et exivit Judas obviam illi cum paucis
-17 Quomodo poterimus pauci pugnare contra
-18 Facile est concludi multos in manus paucorum : et non est differentia in conspectu Dei cœli liberare in multis, et in paucis
6-54 Et remanserunt in sanctis viri pauci
7- 1 Et ascendit cum paucis viris in civitatem maritimam
-28 Veniam cum viris paucis, ut videam facies
-50 Et siluit terra Juda dies paucos
9- 9 Nos autem pauci sumus
12-45 Elige a. tibi viros paucos, qui tecum sint
13-10 Ita ut pauci relicti essent cum Tryphone
2 Mac. 1-15 Cumq... et ipse cum paucis ingressus esset
2-22 Ita ut universam regionem, cum pauci essent, vindicarent
6-17 Sed hæc nobis ad commonitionem legentium dicta sint paucis
8- 6 Non paucas hostium strages dabat
12-34 Contigit paucos ruere Judæorum
14-30 Paucis suorum congregatis, occultavit se
Matth. 7-14 Et pauci sunt, qui inveniunt eam
9-37 Messis quidem multa, operarii autem pauci
15-34 Dixerunt : Septem, et paucos pisciculos
20-16 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
22-14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
25-21 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam
-23 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis
Marc. 6- 5 Nisi paucos infirmos impositis manibus curavit
8- 7 Habebant pisciculos paucos : et ipsos bened.
Luc. 10- 2 Messis quidem multa, operarii autem pauci
12-48 Et fecit digna plagis, vapulabit paucis
13-23 Domine, si pauci sunt, qui salvantur ?
Act. 17- 4 Multitudo magna, et mulieres nobiles non paucæ
-12 Crediderunt ex eis... et viri non pauci
Hebr. 12-10 Et illi quidem in tempore paucorum dierum
1 Petr. 3-20 In qua pauci, id est, octo animæ salvæ factæ sunt per aquam
Apoc. 2-14 Sed habeo adversus te pauca
-20 Sed habeo adversus te pauca
Apoc. 3- 4 Habes pauca nomina in Sardis, qui non inquinaverunt vestimenta sua

PAULATIM.

Gen. 33-14 Et ego sequar paulatim vestigia ejus
40-10 Tres propagines, crescere paulatim in gemmas
Exod. 19-19 Et sonitus buccinæ paulatim crescebat
23-30 Paulatim expellam eos de conspectu tuo
Deut. 7-22 Ipse consumet nationes has in conspectu tuo paulatim atque per partes
Judic. 20-33 Paulatim se aperire cœperunt
1 Reg. 14-19 Crescebatque paulatim, et clarius resonabat
2 Par. 21-15 Donec egrediantur vitalia tua paulatim
1 Esdr. 4-22 Et paulatim crescat malum contra reges
Job. 14-19 Et alluvione paulatim terra consumitur
Prov. 13-11 Quæ autem paulatim colligitur manu
Sap. 12- 8 Ut illos paulatim exterminarent
Eccli. 19- 1 Et qui spernit modica, paulatim decidet
2 Mac. 8- 8 Videns autem Philippus paulatim virum ad profectum venire

PAULISPER.

Num. 23- 3 Sta paulisper juxta holocaustum tuum
Ruth. 4- 1 Dixit ad eum : Declina paulisper, et sede hic
1 Reg. 1-14 Digere paulisper vinum, quo mades
9-27 Tu autem subsiste paulisper, ut indicem tibi
Job. 6-19 Considerate... et expectate paulisper
13-13 Tacete paulisper, ut loquar quodcumque
Osee. 8-10 Quiescent paulisper ab onere regis

PAULO.

Sap. 15- 8 Ille qui paulo ante de terra factus fuerat
2 Mac. 3-30 Et templum, quod paulo ante timore ac tumultu erat plenum
6-29 Qui eum ducebant, et paulo ante fuerant mitiores
9-10 Et qui paulo ante sidera cœli contingere se arbitrabatur

PAULOMINUS.

Psal. 8- 6 Minuisti eum paulominus ab Angelis
93-17 Paulominus habitasset in inferno anima mea
118-87 Paulominus consummaverunt me in terra
Hebr. 2- 7 Minuisti eum paulominus ab Angelis

PAULULUM.

Gen. 24-45 Et aio ad eam : Da mihi paululum bibere
44- 4 Jamque urbem exierant, et processerant paululum
Exod. 17- 4 Adhuc paululum, et lapidabit me
-11 Sin autem paululum remisisset, superabat Amalec
Judic. 4-19 Da mihi, obsecro, paululum aquæ
16-26 Recliner super eas, et paululum requiescam
18-15 Et cum paululum declinassent, ingressi sunt
19- 8 Oro te, inquit, ut paululum cibi capias
1 Reg. 14-29 Eo quod gustaverim paululum de melle isto
-43 Gustavi... paululum mellis, et ecce ego morior
17-30 Et declinavit paululum ab eo ad alium
2 Reg. 16- 1 Cumque David transisset paululum montis verticem, apparuit Siba
17-20 Transierunt... gustata paululum aqua
19-36 Paululum procedam famulus tuus ab Jord.
3 Reg. 12- 4 Nunc imminue paululum de imperio patris
17-10 Da mihi paululum aquæ in vase, ut bibam
-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ in hydria, et paululum olei in lecytho
20-36 Cumque paululum recessisset ab eo, invenit
1 Par. 13- 9 Bos quippe lasciviens paululum inclinaverat
2 Par. 5- 9 Quia paululum longiores erant
Si vero quis paululum fuisset extrinsecus
10- 4 Et paululum de onere subleva, ut serviamus
Job. 1-11 Sed extende paululum manum tuam
10-20 Ut plangam paululum dolorem meum
14- 6 Recede paululum ab eo, ut quiescat
-20 Roborasti eum paululum, ut in perpetuum transiret
32-20 Loquar, et respirabo paululum : aperiam
36- 2 Sustine me paululum, et indicabo tibi
Prov. 6-10 Paululum dormies, paululum dormitabis, paululum conseres manus, ut dormias
Cant. 3- 4 Paululum cum pertransissem eos, inveni
Isai. 10-25 Adhuc enim paululum modicumque, et consummabitur indignatio et furor meus
Osee. 7- 4 Quievit paululum civitas a commixtione
2 Mac. 13-11 Populum, qui nuper paululum respirasset
Marc. 14-35 Et cum processisset paululum, procidit
2 Petr. 2-18 Pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos, qui paululum effugiunt

PAULUS.

Sanctus Paulus Apostolus, primum Saulus vocabatur, Judæus natione, Tharsi Ciliciæ

natus, in tribu Benjamin, Pharisæus, ut ipse testatur, et ideo in Jesum Christum infensus, edoctus a Gamaliel doctore legis. Saulus indigne ferens Stephanum cognatum et condiscipulum suum a se suaque lege et schola defecisse, consentiens erat neci sancti Martyris, custodiebatque vestimenta illorum qui lapidabant eum in valle Josaphat, inter montem Oliveti et Jerusalem. Sed et ejus sævitia et aviditate Christiani sanguinis nondum expleta nece sancti Stephani, et aliorum Christianorum, quos trahebat ad vincula et tribunalia, minas et cædem proloquens, et eructans minus inferendæ mortis, expetivit a principe sacerdotum litteras ut iret Damascum, quo multos ex dispersis in nece Stephani confugisse audierat, et inde Christianos vinctos perduceret in Jerusalem, ut punirentur. Euntem illum et appropinquantem Damasco media die, subito de cœlo circumfulsit lux copiosa, quam spargebat gloriosum Christi corpus, et cadens in terram audivit Hebraica lingua vocem dicentem sibi : Saule, Saule, quid me persequeris.... *Ad fidem Christi conversus, fuit Damasci tribus diebus non videns neque manducans; mox per Ananiam visum recepit et baptismum. Conversionem sancti Pauli evenisse narrant Spondanus et alii die Januarii vigesima quinta, et Ecclesia eodem die celebrat, anno a Christi morte secundo ineunte. Statim post baptismum, Christum prædicare aggressus est; ex quo patet per tres dies, quibus cæcus mansit, a Christo fuisse edoctum, et accepisse scientiam infusam et intelligentiam Scripturarum de Christo; illico enim cœpit eum prædicare, et cum Judæis doctissimis disputare eosque convincere. Post annos tres a conversione sua venit Jerosolymam, ut videret Petrum, et apud eum mansit diebus quindecim. De cæteris sancti Pauli verbis et factis, lege Actus Apostolorum, ipsiusque Epistolas: longior enim est ejus historia ut summatim quidem hic queat enarrari. Die Junii vigesima nona, sanctus Paulus Romæ gladio cæsus est, ut tam Orientalis quam Occidentalis Ecclesiæ tabulæ confirmant. Extant sancti Pauli quatuordecim Epistolæ. Non est alienum a nostro opere referre sequentem sententiam: « Inter omnes » Epistolarum S. Scriptores, inquit Haymo » in Bibliis Lyrani, in tribus Paulus singula- » riter excellit: 1° in operis profunditate, » quia cæteris prolixius et ad intelligendum » difficilius; 2° in fidei assertione, quia ad » fidei Catholicæ congrua auctoritatum legis » et prophetarum inducuntur testimonia; » 3° in gratiæ commendatione, quia contra » arrogantes et superbos de suis operibus » præsumentes, pro commendanda Dei gra- » tia, prudenter et fortiter dimicavit. » Liquet beati Apostoli Epistolas fuisse scriptas; alias, priusquam Romam captivus duceretur; alias, in prioribus illis vinculis, in quibus unius militis custodiæ creditus, per biennium Romæ mansit; alias, postquam est solutus et libertati redditus; alias denique, cum iterum Romæ vinctus esset, et paulo antequam martyrio vitam finiret.*

Act. 13- 9 Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritu sancto, intuens in eum
-13 Paulus, et qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamphyliæ
-16 Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens
-43 Secuti sunt multi... Paulum et Barnabam
-45 Et contradicebant his, quæ a Paulo dicebantur
-46 Tunc constanter Paulus et Barnab. dixerunt
-50 Et excitaverunt persecutionem in Paulum
14- 8 Hic audivit Paulum loquentem
-10 Turbæ autem cum vidissent quod fecerat Paulus
-11 Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercurium
-13 Quod ubi audierunt Apostoli, Barnabas et Paulus
-18 Lapidantesq. Paulum, traxerunt extra civit.
15- 2 Facta ergo seditione non minima Paulo et Barnabæ adversus illos, statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas
-12 Audiebant Barnabam et Paulum, narrantes
-22 Mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba
-25 Cum charissimis nostris Barnaba et Paulo
-35 Paulus autem et Barnabas demorabantur
Act. 15-36 Post aliquot autem dies, dixit ad Barnabam Paulus
-38 Paulus a. rogabat eum... non debere recipi
-40 Paulus vero, electo Sila, profectus est
16- 3 Hunc voluit Paulus secum proficisci
- 9 Et visio per noctem Paulo ostensa est
-14 Cujus Dominus aperuit cor intendere his, quæ dicebantur a Paulo
-17 Hæc subsecuta Paulum et nos, clamabat
-18 Dolens autem Paulus, et conversus, spiritui dixit
19 Apprehendentes Paulum et Silam perduxerunt
-25 Paulus et Silas orantes, laudabant Deum
-28 Clamavit autem Paulus voce magna, dicens
-29 Tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes
-36 Nuntiavit a. custos carceris verba hæc Paulo
-37 Paulus autem dixit eis : Cæsos nos publice
17- 2 Secund. consuetudinem a. Paulus introivit
- 4 Crediderunt, et adjuncti sunt Paulo et Silæ
-10 Dimiserunt Paulum et Silam in Berœam
-13 Quia et Berœæ prædicatum est a Paulo verbum Dei
-14 Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres
-15 Qui a. deducebant Paulum, perduxerunt
-16 Paulus autem cum Athenis eos expectaret
-22 Stans autem Paulus in medio Areopagi, ait
-33 Sic Paulus exivit de medio eorum
18- 5 Instabat verbo Paulus, testificans Judæis
- 9 Dixit a. Dominus nocte per visionem Paulo
-12 Insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum
-14 Incipiente autem Paulo aperire os
-18 Paulus vero cum adhuc sustinuisset dies multos
19- 1 Ut Paulus peragratis superioribus partibus veniret Ephesum
- 4 Dixit autem Paulus : Joannes baptizavit
- 6 Et cum imposuisset illis manus Paulus
-11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus per manum Pauli
-13 Adjuro vos per Jesum, quem Paulus prædicat
-15 Dixit eis : Jesum novi, et Paulum scio
-21 His a. expletis, proposuit Paulus in Spiritu
-26 Paulus hic suadens avertit multam turbam
-29 Rapto Gaio et Aristarcho Macedonibus, comitibus Pauli
-30 Paulo autem volente intrare in populum
20- 1 Vocatis Paulus discipulis, et exhortatus eos
- 7 Paulus disputabat cum eis, profecturus in crastinum
- 9 Disputante diu Paulo, ductus somno cecidit
-10 Ad quem cum descendisset Paulus, incubuit
-13 Navigavimus in Asson, inde suscepturi Paulum
-16 Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum
-37 Et procumbentes super collum Pauli
21- 4 Qui Paulo dicebant per Spiritum ne ascend.
-11 Is cum venisset ad nos, tulit zonam Pauli
-13 Tunc respondit Paulus, et dixit : Quid facitis
-18 Introibat Paulus nobiscum ad Jacobum
-26 Tunc Paulus, assumptis viris, postera die
-29 Quoniam in templum introduxisset Paulus
-30 Et apprehendentes Paulum, trahebant eum
-32 Cessaverunt percutere Paulum
-37 Et cum cœpisset induci in castra Paulus
-39 Dixit ad eum Paulus : Ego homo sum
-40 Paulus stans in gradibus, annuit manu
22-25 Dicit astanti sibi centurioni Paulus
-28 Et Paulus ait : Ego autem et natus sum
-30 Et producens Paulum, statuit inter illos
23- 1 Intendens autem in concilium Paulus, ait
- 3 Tunc Paulus dixit ad eum : Percutiet te Deus
- 5 Dixit autem Paulus : Nesciebam, fratres
- 6 Sciens autem Paulus, quia una pars es et Sadducæorum, et altera Pharisæorum
-10 Timens tribunus ne discerperetur Paulus
-12 Neque bibituros, donec occiderent Paulum
-14 Nihil gustaturos, donec occidamus Paulum
-16 Cum audisset filius sororis Pauli insidias Intravit in castra, nuntiavitque Paulo
-17 Vocans autem Paulus ad se unum ex centurionibus, ait
-18 Et ait : Vinctus Paulus rogavit me hunc adolescentem perducere ad te
-20 Producas Paulum in concilium
-24 Ut imponentes Paulum, salvum perducerent
-31 Assumentes Paulum, duxerunt per noctem
-33 Statuerunt ante illum et Paulum
24- 1 Qui adierunt præsidem adversus Paulum
- 2 Et citato Paulo, cœpit accusare Tertullus
-10 Respondit a. Paulus, annuente sibi præside
-24 Vocavit Paulum, et audivit ab eo fidem
-26 Et sperans, quod pecunia ei daretur a Paulo
Act. 24-27 Volens autem gratiam præstare Judæis Felix, reliquit Paulum vinctum
25- 2 Et primi Judæorum adversus Paulum
- 4 Festus autem respondit, servari Paulum in Cæsarea
- 6 Sedit pro tribunali, et jussit Paulum adduci
- 8 Paulo rationem reddente
- 9 Festus autem... respondens Paulo, dixit
-10 Dixit autem Paulus : Ad tribunal Cæsaris sto
-14 Festus regi indicavit de Paulo, dicens
-19 De quodam Jesu defuncto, quem affirmabat Paulus vivere
-21 Paulo autem appellante ut servaretur
-23 Jubente Festo, adductus est Paulus
26- 1 Agrippa vero ad Paulum ait : Permittitur Tunc Paulus extenta manu cœpit rationem reddere
-24 Festus magna voce dixit : Insanis, Paule
-25 Paulus : Non insanio (inquit) optime Feste
-28 Agrippa autem ad Paulum : In modico suades me
-29 Et Paulus : Opto apud Deum, et in modico
27- 1 Judicatum est navigare eum in Italiam, et tradi Paulum cum reliquis custodiis
- 3 Humane a. tractans Julius Paulum, permisit
- 9 Consolabatur eos Paulus
-11 Gubernatori et nauclero magis credebat, quam his, quæ a Paulo dicebantur
-21 Tunc stans Paulus in medio eorum, dixit
-24 Ne timeas, Paule, Cæsari te oportet assistere
-31 Dixit Paulus centurioni et militibus
-33 Rogabat Paulus omnes sumere cibum
-43 Centurio autem volens servare Paulum
28- 3 Cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem
- 8 Ad quem Paulus intravit : et cum orasset
-15 Quos cum vidisset, Paulus gratias agens Deo
-16 Permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite
-25 Discedebant, dicente Paulo unum verbum
Rom. 1- 1 Paulus servus Jesu Christi, vocatus Apost.
1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi
-12 Ego quidem sum Pauli : ego autem Apollo
-13 Numquid Paulus crucifixus est pro vobis? Aut in nomine Pauli baptizati estis?
3- 4 Cum e. quis dicat : Ego quidem sum Pauli Quis igitur est Apollo? quid vero Paulus?
-22 Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo
16-21 Salutatio, mea manu Pauli
2 Cor. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
10- 1 Ipse autem ego Paulus obsecro vos
Galat. 1- 1 Paulus Apostolus non ab hominibus
5- 2 Ecce ego Paulus dico vobis : quoniam
Ephes. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
3- 1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi Jesu
Philip. 1- 1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi
Colos. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
-23 Cujus factus sum ego Paulus minister
4-18 Salutatio, mea manu Pauli. Memores estote
1 Thes. 1- 1 Paulus, et Sylvanus, et Timotheus
2-18 Ego quidem Paulus, et semel, et iterum
2 Thes. 1- 1 Paulus, et Sylvanus, et Timotheus
3-17 Salutatio, mea manu Pauli : quod est sign.
1 Tim. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi secundum imperium Dei
2 Tim. 1- 1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
Tit. 1- 1 Paulus servus Dei, Apostolus a. Jesu Chr.
Phile. - 1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus
- 9 Magis obsecro, cum sis talis, ut Paulus senex
-19 Ego Paulus scripsi mea manu : ego reddam
2 Petr. 3-15 Sicut et charissimus frater noster Paulus

PAULUS.

Sergius Paulus, Romanorum proconsul in insula Cypro, vir nobilis et prudens, qui audiens prædicationes sancti Pauli et sancti Barnabæ; qui insuper cum vidisset a divo Apostolo cæcitate percussum magum quemdam omni dolo plenum et omni fallacia, credidit admirans super doctrina Domini Jesu Christi. Ea occasione primum Saulus vocatus est Paulus.

Act. 13- 7 Qui erat cum proconsule Sergio Paulo viro prudente

PAUPER.

Exod. 22-25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi

Exod. 23- 3 Pauperis quoque non misereberis in judicio
- 6 Non declinabis in judicium pauperis
-11 Facies, ut comedant pauperes populi tui
30-15 Dives non addet ad medium sicli, et pauper nihil minuet
Levit. 14-21 Quod si pauper est, et non potest manus ejus
19-10 Pauperibus et peregrinis carpenda dimittes
-15 Non consideres personam pauperis
23-22 Sed pauperibus et peregrinis dimittetis eas
27- 8 Si pauper fuerit... stabit coram sacerdote
Deut. 15- 8 Sed aperies eam pauperi, et dabis mutuum
- 9 Et avertas oculos tuos a paupere fratre tuo
-11 Non deerunt pauperes in terra habitat. tuæ
Ut aperias manum fratri tuo egeno et pauperi
24-12 Sin a. pauper est, non pernoctabit apud te
-14 Non negabis mercedem indigentis, et pauperis fratris tui
-15 Quia pauper est, et ex eo sustentat animam
Ruth. 3-10 Non est secuta juvenes, pauperes sive divites
1 Reg. 2- 7 Dominus pauperem facit et ditat, humiliat
- 8 Et de stercore elevat pauperem
18-23 Ego autem sum vir pauper et tenuis
2 Reg. 12- 1 In civitate una, unus dives, et alter pauper
- 3 Pauper autem nihil habebat omnino præter ovem
- 4 Tulit ovem viri pauperis, et præparavit cibos
22-28 Et populum pauperem salvum facies
4 Reg. 24-14 Nihilque relictum est, exceptis pauperibus
25-12 Et de pauperibus terræ reliquit vinitores
Tobiæ. 4- 7 Et noli avertere faciem tuam ab ullo paupere
-23 Pauperem quidem vitam gerimus
Esth. 9-22 Pauperibus munuscula largirentur
Job. 5-15 Salvum faciet... de manu violenti pauperem
20-19 Quoniam confringens nudavit pauperes
24- 4 Subverterunt pauperum viam
- 9 Pupillos, et vulgum pauperem spoliaverunt
-14 Homicida, interficit egenum et pauperem
29-12 Eo quod liberassem pauperem vociferantem
-16 Pater eram pauperum : et causam
30-25 Et compatiebatur anima mea pauperi
31-16 Si negavi, quod volebant, pauperibus
-19 Si despexi.. et absque operimento pauperem
34-19 Cum disceptaret contra pauperem
-28 Et audiret vocem pauperum
36- 6 Et judicium pauperibus tribuit
-15 Eripiet de angustia sua pauperem
Psal. 9-10 Et factus est Dominus refugium pauperi
-13 Non est oblitus clamorem pauperum
-19 Quoniam non in finem oblivio erit pauperis
Patientia pauperum non peribit in finem
H. 10- 2 Dum superbit impius, incenditur pauper
- 9 Oculi ejus in pauperem respiciunt : insidiatur
Insidiatur ut rapiat pauperem : rapere pauperem dum attrahit eum
-10 Et cadet cum dominatus fuerit pauperum
-12 Exaltetur manus tua : ne obliviscaris pauperum
-14 Tibi derelictus est pauper : orphano tu eris adjutor
-17 Desiderium pauperum exaudivit Dominus
L. 10- 5 Oculi ejus in pauperem respiciunt
11- 6 Propter..gemitum pauperum nunc exurgam
21-25 Neque despexit deprecationem pauperis
-27 Edent pauperes, et saturabuntur
24-16 Miserere mei : quia unicus et pauper sum
33- 7 Iste pauper clamavit, et Do. exaudivit eum
34-10 Eripiens... pauperem a diripientibus eum
36-14 Ut dejiciant pauperem et inopem
39-18 Ego autem mendicus sum, et pauper
40- 2 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem
48- 3 Simul in unum dives et pauper
67-11 Parasti in dulcedine tua pauperi, Deus
68-30 Ego sum pauper et dolens : salus tua, Deus
-33 Videant pauperes, et lætentur : quærite
-34 Quoniam exaudivit pauperes Dominus
9- 6 Ego vero egenus et pauper sum : Deus
71- 2 Judicare... et pauperes tuos in judicio
- 4 Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum
-12 Quia liberabit pauperem a potente : et pauperem, cui non erat adjutor
-13 Parcet pauperi et inopi : et animas pauperum salvas faciet
73-19 Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris
-21 Pauper et inops laudabunt nomen tuum
78- 8 Quia pauperes facti sumus nimis
81- 3 Humilem et pauperem justificate
- 4 Eripite pauperem : et egenum de manu pecc.
85- 1 Quoniam inops et pauper sum ego
87-16 Pauper sum ego, et in laboribus a juventute
101- 1 Oratio pauperis, cum anxius fuerit
106-41 Et adjuvit pauperem de inopia : et posuit
108-22 (*Libera me,*) quia egenus et pauper ego
-31 Quia astitit a dextris pauperis
Psal. 111- 9 Dispersit, dedit pauperibus : justitia ejus manet
112- 7 Et de stercore erigens pauperem
131-15 Pauperes ejus saturabo panibus
139-13 Cognovi quia faciet Dominus judicium inopis, et vindictam pauperum
Prov. 10-15 Pavor pauperum, egestas eorum
12- 9 Melior est pauper et sufficiens sibi
13- 7 Et est quasi pauper cum in multis divitiis sit
- 8 Qui autem pauper est, increpationem non sustinet
14-20 Etiam proximo suo pauper odiosus erit
-21 Qui autem miseretur pauperis, beatus erit
-31 Honorat autem eum, qui miseretur pauperis
15-15 Omnes dies pauperis, mali : secura mens
17- 5 Qui despicit pauperem, exprobrat factori ej.
18-23 Cum obsecrationibus loquetur pauper
19- 1 Melior est pauper, qui ambulat in simplicitate sua, quam dives
- 4 A paupere a. et hi, quos habuit, separantur
- 7 Fratres hominis pauperis oderunt eum
-17 Fœneratur Domino, qui miseretur pauperis
-22 Et melior est pauper, quam vir mendax
21-13 Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit, et non exaudietur
22- 2 Dives et pauper obviaverunt sibi
- 7 Dives pauperibus imperat
- 9 De panibus enim suis dedit pauperi
-16 Qui calumniatur pauperem, ut augeat divit.
-22 Non facias violentiam pauperi, quia pauper est
28- 3 Vir pauper calumnians pauperes
- 6 Melior est pauper ambulans in simplicitate
- 8 Liberali in pauperes congregat eas
-11 Pauper autem prudens scrutabitur eum
-15 Princeps impius super populum pauperem
-27 Qui dat pauperi, non indigebit : qui despicit
29- 7 Novit justus causam pauperum
-13 Pauper et creditor obviaverunt sibi
-14 Rex qui judicat in veritate pauperes
30-14 Ut comedat inopes de terra et pauperes
31- 5 Et mutent causam filiorum pauperis
- 9 Et judica inopem et pauperem
-20 Et palmas suas extendit ad pauperem
Eccle. 4-13 Melior est puer pauper et sapiens, rege sene
6- 8 Et quid pauper, nisi ut pergat illuc, ubi est vita ?
9-15 Inventusque est in ea vir pauper et sapiens
Et nullus deinceps recordatus est hominis illius pauperis
-16 Quomodo ergo sapientia pauperis contempta est
Sap. 2-10 Opprimamus pauperem justum, et non parcamus
Eccli. 4- 1 Fili, eleemosynam pauperis ne defraudes
Et oculos tuos ne transvertas a paupere
- 2 Et non exasperes pauperem in inopia sua
- 7 Congregationi pauperum affabilem te facito
- 8 Declina pauperi sine tristitia aurem tuam
7-36 Pauperi porrige manum tuam
10-25 Gloria divitum, honoratorum, et pauperum, timor Dei est
-26 Noli despicere hominem justum pauperem
-33 Pauper gloriatur per disciplinam et timorem suum
11-23 Facile est enim in oculis Dei subito honestare pauperem
13- 4 Egit, et fremet : pauper autem læsus tacebit
-22 Aut quæ pars diviti ad pauperem ?
-23 Sic et pascua divitum sunt pauperes
-24 Sic et execratio divitis pauper
-29 Pauper locutus est, et dicunt : Quis est hic
14-13 Secund. vires tuas exporrigens da pauperi
21- 6 Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet
25- 4 Pauperem superbum : divitem mendacem
26- 4 Divitis autem et pauperis cor bonum
29-12 Propter mandatum assume pauperem
-15 Conclude eleemosynam in corde pauperis
-29 Melior est victus pauperis sub tegmine asserum
30-14 Melior est pauper sanus et fortis viribus
31- 4 Laboravit pauper in diminutione victus
34-24 Qui offert sacrific. ex substantia pauperum
-25 Panis egentium vita pauperum est
35-16 Non accipiet Dom. personam in pauperem
Isai. 3-14 Et rapina pauperis in domo vestra
-15 Quare... et facies pauperum commolitis
10- 2 Ut opprimerent in judicio pauperes
11- 4 Sed judicabit in justitia pauperes, et arguet
14-30 Et pascentur primogeniti pauperum, et pauperes fiducialiter requiescent
-32 Et in ipso sperabunt pauperes populi ejus
25- 4 Quia factus es fortitudo pauperi
26- 6 Conculcabit eam pes, pedes pauperis
Isai. 29-19 Et pauperes homines in sancto Israël exultabunt
32- 7 Cum loqueretur pauper judicium
41-17 Egeni et pauperes quærunt aquas, et non sunt
49-13 Et pauperum suorum miserebitur
Jerem. 2-34 Et in alis tuis inventus est sanguis animarum pauperum et innocentum ?
5- 4 Ego a. dixi : Forsitan pauperes sunt et stulti
-28 Et judicium pauperum non judicaverunt
20-13 Quia liberavit animam pauperis de manu malorum
22-16 Judicavit causam pauperis et egeni in bonum suum
39-10 Et de plebe pauperum..dimisit Nabuzardan
40- 7 Et de pauperibus terræ, qui non fuerant translati
52-15 De pauperibus a. populi, et de reliquo vulgo
-16 De pauperibus vero terræ reliquit Nabuzardan princeps militiæ vinitores
Ezech. 16-49 Manum egeno et pauperi non porrigebant
18-12 Egenum et pauperem contristantem, rapientem
-17 A pauperis injuria averterit manum suam
22-29 Egenum et pauperem affligebant
Dan. 4-24 Et peccata tua eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum
Amos. 2- 6 Pro eo quod vendiderit pro argento justum, et pauperem pro calceamentis
- 7 Qui conterunt super pulverem terræ capita pauperum
4- 1 Calumniam facitis egenis, et confringitis pauperes
5-11 Idcirco, pro eo quod diripiebatis pauperem
-12 Et pauperes deprimentes in porta
8- 4 Audite hoc, qui conteritis pauperem
- 6 Ut possideamus... et pauperes pro calceamentis
Habac. 3-14 Qui devorat pauperem in abscondito
Soph. 3-12 Et derelinquam in medio tui populum pauperem et egenum
Zach. 7-10 Et advenam et pauperem nolite calumniari
9- 9 Ipse pauper, et ascendens super asinam
11- 7 Et pascam pecus occisionis propter hoc, o pauperes gregis
-11 Et cognoverunt sic pauperes gregis
Matth. 5- 3 Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum cœlorum
11- 5 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
19-21 Vade, vende quæ habes, et da pauperibus
26- 9 Potuit enim istud venundari multo, et dari pauperibus
-11 Nam semper pauperes habetis vobiscum
Marc. 10-21 Quæcumque habes vende, et da pauperibus
12-42 Cum venisset autem vidua una pauper
-43 Quoniam vidua hæc pauper plus omnibus misit
14- 5 Poterat enim unguentum istud venundari.. et dari pauperibus
- 7 Semper enim pauperes habetis vobiscum
Luc. 4-18 Evangelizare pauperibus misit me
6-20 Beati pauperes : quia vestr. est regnum Dei
7-22 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
14-13 Sed cum facis convivium, voca pauperes
-21 Et pauperes ac debiles... introduc huc
18-22 Omnia quæcumque habes vende, et da pauperibus
19- 8 Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus
21- 3 Quia vidua hæc pauper, plus quam omnes misit
Joan. 12- 8 Pauperes enim semper habetis vobiscum
Rom. 15-26 Probaverunt enim... collationem aliquam facere in pauperes sanctorum
1 Cor. 13- 3 Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas
2 Cor. 9- 9 Scriptum est : Dispersit, dedit pauperibus
Galat. 2-10 Tantum ut pauperum memores essemus
Jacob. 2- 2 Introierit autem et pauper in sordido habitu
- 3 Pauperi autem dicatis : Tu sta illic ; aut sede
- 5 Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo ?
- 6 Vos autem exhonorastis pauperem
Apoc. 3-17 Et nescis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et cæcus, et nudus
13-16 Et divites, et pauperes, et liberos, et servos

PAUPERCULUS, A.

Isai. 10-30 Attende, Laïsa, paupercula Anathoth
51-21 Idcirco audi hoc, paupercula, et ebria non a vino
54-11 Paupercula, tempestate convulsa
66- 2 Ad quem autem respiciam, nisi ad pauperculum ?
Luc. 21- 2 Vidit autem et quamdam viduam pauperculam

PAUPERIES.

Prov. 6-11 Veniet tibi... et pauperies quasi vir armatus

PAUPERTAS.

Gen. 41-52 Crescere me fecit Deus in terra paupertatis
Levit. 25-39 Si paupertate compulsus vendiderit se tibi
Deut. 15- 7 Si unus de fratribus tuis... ad paupertatem venerit
1 Par. 22-14 Ecce ego in paupertate mea præparavi imp.
Tobiæ. 5-25 Sufficiebat enim nobis paupertas nostra
Job. 36- 8 Et si... vinciantur funibus paupertatis
Psal. 30-11 Infirmata est in paupertate virtus mea
Eccli. 10-34 Qui autem gloriatur in paupertate
Qui gloriatur in substantia, paupertatem vereatur
11-12 Deficiens virtute, et abundans paupertate
-14 Paupertas et honestas a Deo sunt
13-30 Et nequissima paupertas in ore impii
18-25 Memento paupertatis in tempore abundantiæ
Necessitatum paupertatis in die divitiarum
22-28 Fidem posside cum amico in paupertate illius
Isai. 48-10 Elegi te in camino paupertatis
Thren. 3- 1 Ego vir videns paupertatem meam
-19 Recordare paupertatis et transgressionis
2 Cor. 8- 2 Et altissima paupertas eorum abundavit in divitias
Apoc. 2- 9 Scio tribulationem tuam et paupertatem

PAUXILLUM.

Gen. 18- 4 Afferam pauxillum aquæ, et lavate pedes
24-17 Pauxillum aquæ mihi ad bibendum præbe
-43 Da mihi pauxillum aquæ ad bibendum
43- 2 Revertimini, et emite nobis pauxillum escarum
Num. 5-17 Et pauxillum terræ de pavimento tabernaculi mittet in eam
Judic. 19- 5 Gusta prius pauxillum panis, et conforta stomachum
2 Par. 12- 7 Daboque eis pauxillum auxilii
18-26 Date ei panis modicum et aquæ pauxillum
Prov. 24-33 Pauxillum manus conseres, ut quiescas
Ezech. 16-47 Neque secundum scelera earum fecisti pauxillum minus

PAVEO.

Gen. 28-17 Pavensque : Quam terribilis est, inquit, locus iste !
45- 5 Nolite pavere, neque vobis durum esse videatur
Levit. 26- 2 Et pavete ad sanctuarium meum
Deut. 1-21 Noli timere, nec quidquam paveas
2-25 Ut audito nomine tuo paveant
20- 8 Ne pavere faciat corda fratrum suorum
31- 6 Nolite timere, nec paveatis ad conspectum
- 8 Nec derelinquet te : noli timere, nec paveas
Josue. 10-25 Rursum ait ad eos : Nolite timere, nec paveatis
1 Reg. 4-13 Erat enim cor ejus pavens pro arca Dei
1 Par. 22-13 Et viriliter age, ne timeas, neque paveas
28-20 Confortare : et fac : ne timeas, et ne paveas
2 Par. 20-15 Nolite timere, nec paveatis hanc multitud.
-17 Nolite timere, nec paveatis : cras egrediemini
32- 7 Nolite timere, nec paveatis regem Assyrior.
Judith. 11- 1 Æquo animo esto, et noli pavere in corde t.
Esth. 14- 1 Pavens periculum, quod imminebat
Job. 26-11 Contremiscunt, et pavent ad nutum ejus
Prov. 3-25 Ne paveas repentino terrore
30-30 Leo... ad nullius pavebit occursum
Sap. 17- 3 Dispersi sunt, paventes horrende
Eccli. 30- 9 Lacta filium, et paventem te faciet
34-16 Nihil trepidabit, et non pavebit
Isai. 8-12 Et timorem ej. ne timeatis, neque paveatis
19-17 Pavebit a facie consilii Domini exercituum
30-31 A voce enim Domini pavebit Assur
31- 4 Et a multitudine eorum non pavebit
- 9 Transibit, et pavebunt fugientes principes
44-11 Stabunt et pavebunt, et confundentur simul
Jerem. 17-18 Paveant illi, et non paveam ego
23- 4 Non formidabunt ultra, et non pavebunt
30-10 Tu ergo ne timeas, serve meus Jacob, ait Dominus, neque paveas, Israël
33- 9 Et pavebunt, et turbabuntur in univ. bonis
46-27 Et tu ne timeas, serve meus Jacob, et ne paveas, Israël
49-37 Et pavere faciam Ælam coram inimicis suis
Ezech. 24-21 Super quo pavet anima vestra
Dan. 32-30 Qui deducti sunt cum interfectis, paventes
6-26 Tremiscant et paveant Deum Danielis
8-17 Cumque venisset, pavens corrui in faciem
14-42 Paveant omnes habitantes in universa terra
Osee. 3- 5 Et pavebunt ad Dominum et ad bonum ejus
Malac. 2- 5 Et timuit me, et a facie nominis mei pavebat
Marc. 14-33 Et cœpit pavere, et tædere

PAVIDUS, A, UM.

Deut. 20- 8 Quis est homo formidolosus et corde pavido?
28-65 Dabit enim tibi Dominus ibi cor pavidum
2 Par. 13- 7 Porro Roboam erat rudis, et corde pavido
Prov. 28-14 Beatus homo, qui semper est pavidus
Jerem. 42-11 Regis Babylonis, quem vos pavidi formidatis
46- 5 Vidi ipsos pavidos, et terga vertentes

PAVIMENTUM.

Num. 5-17 Et pauxillum terræ de pavimento tabernaculi mittet in eam
3 Reg. 6-15 A pavimento domus usque ad summitatem
Et texit pavimentum domus tabulis abiegnis
-16 Tabulata cedrina, a pavimento usque ad superiora
-30 Pavimentum domus texit auro intrinsecus
7- 7 Et texit lignis cedrinis a pavimento usque ad summitatem
4 Reg. 16-17 Et posuit super pavimentum stratum lapide
2 Par. 3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore
7- 3 In terram super pavimentum stratum lapide
Esth. 1- 6 Super pavimentum smaragdino et Pario stratum lapide, dispositi
Psal. 118-25 Adhæsit pavimento anima mea : vivifica me
Eccli. 20-20 Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens
Ezech. 40-17 Et pavimentum stratum lapide in atrio per circuitum
Triginta gazophylacia in circuitu pavimenti
-18 Et pavimentum in fronte portarum
42- 3 Et contra pavimentum stratum lapide atrii
Dan. 6-24 Non pervenerunt usque ad pavimentum laci
14-18 Et dixit : Ecce pavimentum, animadverte

PAVOR.

Gen. 41- 8 Et facto mane, pavore perterritus, misit
Exod. 15-16 Irruat super eos formido et pavor
20-18 Et perterriti ac pavore concussi, steterunt
Levit. 25-18 Ut habitare possitis in terra absque ullo pavore
26- 5 Et absque pavore habitabitis in terra vestra
-36 Dabo pavorem in cordibus eorum
Deut. 16- 3 Quoniam in pavore egressus es de Ægypto
26- 8 In ingenti pavore, in signis atque portentis
32-25 Foris vastabit eos gladius, et intus pavor
1 Reg. 5-12 Fiebat enim pavor mortis in singulis urbibus
2 Reg. 17-10 Cujus cor est quasi leonis, pavore solvetur
1 Par. 14-17 Do. dedit pavorem ejus super omnes gentes
2 Par. 17-10 Factus est pavor Domini super omnia regna
20-29 Irruit a. pavor Dom. super universa regna
Judith. 13-29 Angustiatus præ pavore, cecidit in faciem
Job. 4-14 Pavor tenuit me, et tremor, et omnia ossa
9-34 Et pavor ejus non me terreat
39-22 Contemnit pavorem, nec cedit gladio
Prov. 10-15 Pavor pauperum, egestas eorum
-29 Et pavor his, qui operantur malum
21-15 Et pavor operantibus iniquitatem
Sap. 17- 4 Illis apparentes, pavorem illis præstabant
Isai. 8-13 Ipse pavor vester, et ipse terror vester
19-17 Et erit terra Juda Ægypto in pavorem
54-14 Et a pavore, quia non appropinquabit tibi
Jerem. 6-25 Quoniam gladius inimici, pavor in circuitu
20- 3 Non Phassur vocavit Dominus nomen tuum, sed pavorem undique
- 4 Ecce ego dabo te in pavorem, te et omnes amicos tuos
48-43 Pavor, et fovea, et laqueus sup. te, o habitat.
-44 Qui fugerit a facie pavoris, cadet in foveam
Ezech. 26-18 Nunc stupebunt naves in die pavoris tui
30- 4 Et erit pavor in Æthiopia, cum ceciderint
- 9 Et erit pavor in eis in die Ægypti
Marc. 16- 8 Invaserat enim eas tremor et pavor
Luc. 4-36 Et factus est pavor in omnibus

PAVUS.

3 Reg. 10-22 Deferens inde aurum... et simias et pavos
2 Par. 9-21 Et deferebant inde... et simias et pavos

PAX.

Gen. 15-15 Tu autem ibis ad patres tuos in pace
26-29 Sed cum pace dimisimus auctum benedictione Domini
43-23 Ille respondit : Pax vobiscum, nolite timere
Exod. 4-18 Cui ait Jethro : Vade in pace
18-23 Hic populus revertetur ad loca sua cum pace
Levit. 26- 6 Dabo pacem in finibus vestris : dormietis
Num. 6-26 Convertat Dominus vultum suum ad te, et det tibi pacem
25-12 Loquere ad eum : Ecce do ei pacem fœderis
Deut. 20-10 Offeres ei primum pacem
Deut. 23- 6 Non facies cum eis pacem, nec quæras eis bona
29-19 Pax erit mihi, et ambulabo in pravitate
Josue. 9- 6 Venimus, pacem vobiscum facere cupientes
-15 Fecitque Josue cum eis pacem
21-42 Dataq. est ab eo pax in omnes per circuitum
22- 4 Quia igitur dedit Dominus Deus vester fratribus vestris quietem et pacem
23- 1 Postquam pacem dederat Dominus Israëli
Judic. 4-17 Erat enim pax inter Jabin regem Azor, et domum Haber Cinæi
6-23 Dixitq. ei Dominus : Pax tecum : ne timeas
-24 Vocavitque illud, Domini pax
8- 9 Cum reversus fuero victor in pace, destruam
11-13 Nunc ergo cum pace redde mihi eam
-31 Mihique occurrerit revertenti cum pace
18- 6 Qui respondit eis : Ite in pace
19-20 Cui respondit senex : Pax tecum sit
21-13 Præceperunt eis, ut eos susciperent in pace
1 Reg. 1-17 Tunc Heli ait ei : Vade in pace
7-14 Eratque pax inter Israël et Amorrhæum
20- 7 Si dixerit, Bene : pax erit servo tuo
-13 Et dimittam te, ut vadas in pace
-22 Veni ad me, quia pax tibi est, et nihil est mali
Vade in pace, quia dimisit te Dominus
-42 Dixit ergo Jonathas ad David : Vade in pace
25- 6 Et dicetis : Sit fratribus meis et tibi pax, et domui tuæ pax, et omnibus, quæcumque habes, sit pax
29- 7 Revertere ergo, et vade in pace
2 Reg. 3-21 Cum ergo deduxisset David Abner, et ille isset in pace
-22 Dimiserat eum, et profectus fuerat in pace
-23 Ad regem, et dimisit eum, et abiit in pace
10-19 Fecerunt pacem cum Israël : et servierunt
15- 9 Dixitque ei rex David : Vade in pace
-27 O Videns, revertere in civitatem in pace
17- 3 Et omnis populus erit in pace
18-29 Et ait rex : Est-ne pax puero Absalom ?
-32 Dixit autem rex ad Chusi : Est-ne pax puero Absalom ?
19-24 Usque ad diem reversionis ejus in pace
3 Reg. 2- 5 Quos occidit, et effudit sanguinem belli in pace
-33 Et throno illius sit pax usque in æternum
4-24 Et habebat pacem ex omni parte in circuitu
5-12 Et erat pax inter Hiram et Salomonem
20-18 Sive pro pace veniunt, apprehendite eos vivos
22-17 Revertatur unusq. in domum suam in pace
-27 Et sustentate eum... donec revertar in pace
-28 Dixitq. Michæas : Si reversus fueris in pace
-45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Israel
4 Reg. 5-19 Qui dixit ei : Vade in pace. Abiit ergo ab eo
9-18 Dixitque Jehu : Quid tibi et paci ? transi
-19 Hæc dicit rex : Numquid pax est ?
Et ait Jehu : Quid tibi et paci ? transi, et sequere me
-22 Cumque vidisset Joram Jehu, dixit : Pax est Jehu ?
At ille respondit : Quæ pax ?
-31 Et ait : Numquid pax potest esse Zambri
20-19 Sit pax et veritas in diebus meis
22-20 Et colligeris ad sepulcrum tuum in pace
1 Par. 12-18 Pax, pax tibi, et pax adjutoribus tuis
18-10 Ad regem David, ut postularet ab eo pacem
22- 9 Et pacem et otium dabo in Israël cunctis diebus ejus
2 Par. 14- 5 Et abstulit de cunctis urbibus Juda aras et fana, et regnavit in pace
- 6 Et nulla temporibus ejus bella surrexerant, pacem Domino largiente
- 7 Et dederit nobis pacem per gyrum
15- 5 In tempore illo non erit pax egredienti
18-16 Revertatur unusq. in domum suam in pace
-26 Et aquæ pauxillum, donec revertar in pace
-27 Dixitque Michæas : Si reversus fueris in pace
20-30 Et præbuit ei Deus pacem per circuitum
34-28 Et infereris in sepulcrum tuum in pace
1 Esdr. 4-10 In reliquis regionibus trans flumen in pace
-17 Et cæteris trans fluvium, salutem dicens et pacem
5- 7 Sic scriptus erat : Dario regi pax omnis
9-12 Et non quæratis pacem eorum
Tobiæ. 3- 6 Et præcipe in pace recipi spiritum meum
12-17 Dixitq. eis Angelus : Pax vobis, nolite timere
13-18 Beati omnes... qui gaudent super pace tua
14- 4 Bono profectu timoris Dei perrexit in pace
Judith. 5- 4 Et (*quare*) non exierunt obviam nobis, ut susciperent nos cum pace ?
8-34 Vade in pace, et Dominus sit tecum
Esth. 9-30 Ut haberent pacem, et susciperent veritat.
10- 3 Ea quæ ad pacem seminis sui pertinerent
13- 2 Optata cunctis mortalibus pace fruerentur

Esth. 13- 5 Videntes unam gentem... turbare subjectarum nobis provinciarum pacem
- 7 Reddant imperio nostro pacem, quam turbaverant
16- 8 Unde providendum est paci omnium provinciarum
Job. 5-24 Scies quod pacem habeat tabernaculum t.
9- 4 Quis restitit ei, et pacem habuit?
15-21 Cum pax sit, ille semper insidias suspicatur
22-21 Acquiesce igitur ei, et habeto pacem
34-29 Ipso enim concedente pacem, quis est qui condemnet?
Psal. 4- 9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam
13- 3 Et viam pacis non cognoverunt
27- 3 Qui loquuntur pacem cum proximo suo
28-11 Dominus benedicet populo suo in pace
33-15 Inquire pacem, et persequere eam
34-27 Qui volunt pacem servi ejus
36-11 Et delectabuntur in multitudine pacis
37- 4 Non est pax ossibus meis a facie peccatorum
40-10 Etenim homo pacis meæ, in quo speravi
54-19 Redimet in pace animam meam ab his
71- 3 Suscipiant montes pacem populo, et colles
- 7 Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis
72- 3 Quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns
75- 3 Et factus est in pace locus ejus
84- 9 Quoniam loquetur pacem in plebem suam
-11 Justitia et pax osculatæ sunt
118-165 Pax multa diligentibus legem tuam
119- 7 Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus
121- 6 Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem
- 7 Fiat pax in virtute tua : et abundantia
- 8 Propter fratres m... loquebar pacem de te
124- 5 Pax super Israel
127- 6 Et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israel
147-14 Qui posuit fines tuos pacem
Prov. 3- 2 Et annos vitæ et pacem apponent tibi
4-27 Itinera autem tua in pace producet
12-20 Qui autem pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium
13-13 Qui a. timet præceptum, in pace versabitur
16- 7 Inimicos quoque ejus convertet ad pacem
Eccle. 3- 8 Tempus belli, et tempus pacis
Cant. 8-10 Facta sum coram eo quasi pacem reperiens
Sap. 3- 3 Illi autem sunt in pace
- 9 Quoniam donum et pax est electis ejus
14-22 Tot et tam magna mala pacem appellant
Eccli. 1-22 Timor Domini, replens pacem et salutis fructum
5-12 Et prosequatur te verbum pacis et justitiæ
26- 2 Et annos vitæ illius in pace implebit
28-11 Et in medio pacem habentium immittet inimicitiam
-15 Multos enim turbabit pacem habentes
38- 8 Pax enim Dei super faciem terræ
41- 1 Homini pacem habenti in substantiis suis
-17 Disciplinam in pace conservate, filii
44-14 Corpora ipsorum in pace sepulta sunt
45-30 Ideo statuit illi testamentum pacis
47-15 Salomon imperavit in diebus pacis
-17 Ad insulas longe divulgatum est nomen tuum, et dilectus es in pace tua
50-25 Et fieri pacem in diebus nostris in Israël
Isai. 9- 6 Deus fortis, pater futuri sæculi, princeps pacis
- 7 Multiplicabitur ejus imperium, et pacis non erit finis
26- 3 Servabis pacem; pacem, quia in te speravimus
-12 Domine, dabis pacem nobis
27- 5 Faciet pacem mihi, pacem faciet mihi?
32-17 Et erit opus justitiæ pax, et cultus justitiæ silentium
-18 Sedebit populus m. in pulchritudine pacis
33- 7 Clamabunt foris, Angeli pacis amare flebunt
38-17 Ecce in pace amaritudo mea amarissima
39- 8 Fiat tantum pax et veritas in diebus meis
41- 3 Persequetur eos, transibit in pace
45- 7 Faciens pacem, et creans malum
48-18 Facta fuisset sicut flumen pax tua
-22 Non est pax impiis, dicit Dominus
52- 7 Quam pulchri super montes pedes annuntiantis et prædicantis pacem
53- 5 Disciplina pacis nostræ super eum
54-10 Et fœdus pacis meæ non movebitur
-13 Et (*ponam*) multitudinem pacis filiis tuis
55-12 In lætitia egrediemini, et in pace deducemini
57- 2 Veniat pax, requiescat in cubili suo
-19 Creavi fructum labiorum pacem, pacem ei, qui longe est, et qui prope, dixit Dominus
-21 Non est pax impiis, dicit Dominus Deus

Isai. 59- 8 Viam pacis nescierunt, et non est judicium
Omnis qui calcat in eis, ignorat pacem
60-17 Et ponam visitationem tuam pacem
66-12 Declinabo super eam quasi fluvium pacis
Jerem. 4-10 Ergo-ne decepisti populum istum et Jerusalem, dicens : Pax erit vobis?
6-14 Dicentes : Pax, pax : et non erat pax
8-11 Dicentes : Pax, pax : cum non esset pax
-15 Expectavimus pacem, et non erat bonum
9- 8 In ore suo pacem cum amico suo loquitur
12- 5 Cum autem in terra pacis securus fueris
-12 Non est pax universæ carni
14-13 Sed pacem veram dabit vobis in loco isto
-19 Expectavimus pacem, et non est bonum
15- 5 Aut quis ibit ad rogandum pro pace tua ?
16- 5 Quia abstuli pacem meam a populo isto
23-17 Locutus est Dominus : Pax erit vobis
25-37 Et conticuerunt arva pacis a facie iræ furoris
28- 9 Propheta, qui vaticinatus est pacem
29- 7 Et quærite pacem civitatis
Quia in pace illius erit pax vobis
-11 Super vos, ait Dominus, cogitationes pacis
30- 5 Audivimus : Formido, et non est pax
33- 6 Et revelabo illis deprecationem pacis et veritatis
- 9 Et in omni pace, quam ego faciam eis
34- 5 Sed in pace morieris, et secundum combust.
38- 4 Non quærit pacem populo huic, sed malum
43-12 Et egredietur inde in pace
Thren. 3-17 Et repulsa est a pace anima mea, oblitus sum
Baruc. 3-13 Habitasses utique in pace sempiterna
-14 Ubi sit lumen oculorum, et pax
4-20 Exui me stola pacis, indui autem me sacco
5- 4 Pax justitiæ, et honor pietatis
6- 2 Post hoc autem educam vos inde cum pace
Ezech. 7-25 Angustia superveniente, requirent pacem
13-10 Eo quod deceperint populum meum, dicentes : Pax, et non est pax
-16 Et vident ei visionem pacis : et non est pax
34-25 Et faciam cum eis pactum pacis
37-26 Et percutiam illis fœdus pacis, pactum semp.
43-27 Holocausta vestra, et quæ pro pace offerunt
Dan. 3-98 In universa terra, pax vobis multiplicetur
6-25 In universa terra, pax vobis multiplicetur
10-19 Pax tibi : confortare, et esto robustus
Abdiæ. - 7 Invaluerunt adversum te viri pacis tuæ
Mich. 3- 5 Qui mordent dentibus suis, et prædicant pacem
5- 5 Erit iste pax : cum venerit Assyrius in terr.
Nahum. 1-15 Ecce super montes pedes evangelizantis et annuntiantis pacem
Aggæi. 2-10 Et in loco isto dabo pacem, dicit Dominus
Zach. 6-13 Et consilium pacis erit inter illos duos
8-10 Neque exeunti erat pax præ tribulatione
-12 Sed semen pacis erit : vinea dabit fructum s.
-16 Et judicium pacis judicate in portis vestris
-19 Veritatem tantum, et pacem diligite
9-10 Et loquetur pacem gentibus
Malac. 2- 5 Pactum meum fuit cum eo vitæ et pacis
- 6 In pace et in æquitate ambulavit mecum
1 Mac. 5-54 Et obtulerunt holocausta, quod nemo ex eis cecidisset, donec reverterentur in pace
6-49 Et fecit pacem cum his, qui erant in Bethsura
-58 Et faciamus cum illis pacem, et cum omni gente eorum
-60 Et misit ad eos pacem facere, et receperunt
7-13 Erant in filiis Israël, et exquirebant ab eis pacem
-28 Ut videam facies vestras cum pace
-33 Et exierunt de sacerdotibus populi salutare eum in pace
-35 Continuo cum regressus fuero in pace
8-20 Miserunt nos ad vos statuere vobiscum societatem et pacem
-22 Ut esset apud eos ibi memoriale pacis et societatis
9-70 Et misit ad eum legatos componere pacem
10- 4 Anticipemus facere pacem cum eo
-47 Ipse fuerat eis princeps sermonum pacis
-66 Reversus est Jonathas in Jerusalem cum pace
11-51 Et projecerunt arma sua, et fecerunt pacem
12- 4 Ut deducerent eos in terram Juda cum pace
-22 Benefacitis scribentes nobis de pace vestra
-52 Venerunt omnes cum pace in terram Juda
13-37 Et parati sumus facere vobiscum pacem
-40 Conscribantur, et sit inter nos pax
14- 8 Et unusq. colebat terram suam cum pace
-11 Fecit pacem super terram, et lætatus est Isr.
16-10 Et reversus est in Judæam in pace
2 Mac. 1- 1 Salutem dicunt fratres... et pacem bonam
- 4 Adaperiat cor vestrum in lege sua, et in præceptis suis, et faciat pacem
3- 1 Igitur cum sancta civitas habitaretur in omni pace

2 Mac. 4- 6 Videbat enim... impossibile esse pacem rebus dari
5-25 Cum venisset Jerosolymam, pacem simulans
12- 4 Pacisque causa nihil suspectum habentibus
-12 Judas autem, arbitratus vere in multis eos utiles, promisit pacem
14-10 Impossibile est, pacem esse negotiis
Matth. 10-13 Veniet pax vestra super eam : si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur ad vos
-34 Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere
Non veni pacem mittere, sed gladium
Marc. 5-34 Vade in pace, et esto sana a plaga tua
9-49 Habete in vob. sal, et pacem habete inter vos
Luc. 1-79 Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
2-14 Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
-29 Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace
7-50 Fides tua te salvam fecit : vade in pace
8-48 Filia, fides tua salvam te fecit : vade in pace
10- 5 Intraveritis, primum dicite : Pax huic domui
- 6 Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra
11-21 In pace sunt ea quæ possidet
12-51 Putatis quia pacem veni dare in terram ?
14-32 Legationem mittens, rogat ea quæ pacis s.
19-38 Pax in cœlo, et gloria in excelsis
-42 Quia si cognovisses et tu... quæ ad pacem
24-36 Dicit eis : Pax vobis : ego sum, nolite timere
Joan. 14-27 Pacem relinquo vobis, pacem meam do vob.
16-33 Hæc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis
20-21 Dixit ergo eis iterum : Pax vobis
-26 Et stetit in medio, et dixit : Pax vobis
Act. 7-26 Et reconciliabat eos in pace, dicens : Viri
9-31 Ecclesia quidem per totam Judæam, et Galilæam, et Samariam, habebat pacem
10-36 Annuntians pacem per Jesum Christum
12-20 Postulabant pacem, eo quod alerentur regiones
15-33 Dimissi sunt cum pace a fratribus ad eos
16-36 Nunc igitur exeuntes, ite in pace
24- 2 Dicens : Cum in multa pace agamus per te
Rom. 1- 7 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
2-10 Et honor et pax omni operanti bonum
3-17 Viam pacis non cognoverunt
5- 1 Pacem habeamus ad Deum per Do. nostrum
8- 6 Prudentia autem spiritus, vita et pax
10-15 Quam speciosi pedes evangelizantium pacem
12-18 Cum omnibus hominibus pacem habentes
14-17 Sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu s.
-19 Itaque quæ pacis sunt, sectemur
15-13 Repleat vos omni gaudio et pace in credendo
-33 Deus autem pacis sit cum omnibus vobis
16-20 Deus a. pacis conterat Satanam sub pedibus
1 Cor. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
7-15 In pace autem vocavit nos Deus
14-33 Non enim est dissensionis Deus, sed pacis
16-11 Deducite a. illum in pace, ut veniat ad me
2 Cor. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
13-11 Exhortamini, idem sapite, pacem habete
Et Deus pacis, et dilectionis erit vobiscum
Galat. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre, et Dom.
5-22 Charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas
6-16 Pax super illos, et misericordia, et super Is
Ephes. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
2-14 Ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque
-15 In unum novum hominem, faciens pacem
-17 Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis; et pacem iis, qui prope
4- 3 Solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis
6-15 Et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis
-23 Pax fratribus, et charitas cum fide a Deo
Philip. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
4- 7 Et pax Dei, quæ exuperat omnem sensum
- 9 Hæc agite : et Deus pacis erit vobiscum
Colos. 1- 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
3-15 Et pax Christi exultet in cordibus vestris
1 Thes. 1- 2 Gratia vobis et pax. Gratias agimus Deo
5- 3 Cum enim dixerint : Pax et securitas
-13 Propt. opus illorum : pacem habete cum eis
-23 Ipse a. Deus pacis sanctificet vos per omnia
2 Thes. 1- 2 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
3-16 Ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam
1 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, et pax a Deo Patre
2 Tim. 1- 2 Gratia, misericordia, pax a Deo Patre
2-22 Sectare... charitatem, et pacem cum iis qui invocant Dominum de corde puro
3- 3 Sine affectione, sine pace, criminatores
Tit. 1- 4 Gratia et pax a Deo Patre, et Christo Jesu

Phile. - 3 Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro
Hebr. 7- 2 Deinde a. et rex Salem, quod est, rex pacis
11-31 Excipiens exploratores cum pace
12-14 Pacem sequimini cum omnibus, et sanctimoniam
13-20 Deus autem pacis, qui eduxit de mortuis
Jacob. 2-16 Dicat autem aliquis ex vobis illis : Ite in pace
3-18 Fructus autem justitiæ in pace seminatur, facientibus pacem
1 Petr. 1- 2 Gratia vobis, et pax multiplicetur
3-11 Faciat bonum : inquirat pacem, et sequatur
2 Petr. 1- 2 Gratia vobis, et pax adimpleatur in cognitione Dei
3-14 Satagite... inviolati ei inveniri in pace
2 Joan. - 3 Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a Deo
3 Joan. -14 Pax tibi. Salutant te amici. Saluta amicos
Judæ. - 2 Misericordia vobis, et pax, et charitas adimpleatur
Apoc. 1- 4 Gratia vobis et pax ab eo, qui est, et qui erat

PAXILLUS.

Exod. 27-19 Tam paxillos ejus quam atrii, ex ære facies
35-11 Et tabulata cum vectibus, paxillos et bases
-18 Paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis s.
8-20 Paxillos quoque tabernaculi... fecit æneos
-31 Et paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum
39-40 Tentorium... funiculosque illius et paxillos
Num. 3-37 Columnæque atrii... et paxilli cum funibus
4-32 Cum basibus et paxillis et funibus suis
Deut. 23-13 Gerens paxillum in balteo. Cumque sederis
1 Esdr. 9- 8 Et daretur nobis paxillus in loco sancto ejus
Isai. 22-23 Et figam illum paxillum in loco fideli
-25 Auferetur paxillus, qui fixus fuerat in loco
Ezech. 15- 3 Fabricabitur de ea paxillus, ut dependeat
Zach. 10- 4 Ex ipso angulus, ex ipso paxillus..egredietur

PECCATOR.

Gen. 13-13 Homines autem Sodomitæ pessimi erant et peccatores
Num. 16-38 (*Quoniam sanctificata sunt*) in mortibus peccatorum
32-14 Incrementa et alumni homin. peccatorum
1 Reg. 15-18 Et ait : Vade, et interfice peccatores Amalec
3 Reg. 1-21 Erimus ego et filius m. Salomon peccatores
2 Par. 6-39 Et dimittas populo tuo, quamvis peccatori
Tobiæ. 4-18 Et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus
13- 8 Convertimini itaque, peccatores, et facite justitiam
Psal. 1- 1 Beatus vir, qui..in via peccatorum non stetit
- 5 Neque peccatores in concilio justorum
3- 8 Dentes peccatorum contrivisti
7-10 Consumetur nequitia peccatorum
9-17 In operibus manuum suarum comprehensus est peccator
-18 Convertantur peccatores in infernum
H. 10- 3 Quoniam laudatur peccator in desideriis
- 4 Exacerbavit Dominum peccator
-15 Contere brachium peccatoris et maligni
L. 10- 3 Quon. ecce peccatores intenderunt arcum
- 7 Pluet super peccatores laqueos
27- 3 Ne simul trahas me cum peccatoribus
31-10 Multa flagella peccatoris
33-22 Mors peccatorum pessima : et qui oderunt
35-12 Et manus peccatoris non moveat me
36-10 Et adhuc pusillum, et non erit peccator
-12 Observabit peccator justum : et stridebit
-14 Gladium evaginaverunt peccatores
-17 Quoniam brachia peccatorum conterentur
-20 Quia peccatores peribunt
-21 Mutuabitur peccator, et non solvet
-32 Considerat peccator justum
-34 Cum perierint peccatores videbis
-40 Et eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos
38- 2 Cum consisteret peccator adversum me
49-16 Peccatori a. dixit Deus : Quare tu enarras
54- 4 A voce inimici, et a tribulatione peccatoris
57- 4 Alienati sunt peccatores a vulva, erraverunt
-11 Manus suas lavabit in sanguine peccatoris
67- 3 Sic pereant peccatores a facie Dei
70- 4 Deus meus, eripe me de manu peccatoris
72- 3 Super iniquos, pacem peccatorum videns
-12 Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sæculo
74- 9 Bibent omnes peccatores terræ
11 Et omnia cornua peccatorum confringam
81- 2 Usquequo... et facies peccatorum sumitis ?
- 4 Et egenum de manu peccatoris liberate
83-11 Magis quam habitare in tabernaculis peccatorum
90- 8 Et retributionem peccatorum videbis
91- 8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fœnum
93- 3 Usquequo peccatores, Domine : usquequo peccatores gloriabuntur
Psal. 93-13 A diebus malis : donec fodiatur peccatori fovea
96-10 De manu peccatoris liberabit eos
100- 8 In matutino interficiebam omnes peccatores terræ
103-35 Deficiant peccatores a terra, et iniqui
105-18 Flamma combussit peccatores
108- 2 Quia os peccatoris... super me apertum est
- 6 Constitue super eum peccatorem
111-10 Peccator videbit, et irascetur
Desiderium peccatorum peribit
118-53 Pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam
-61 Funes peccatorum circumplexi sunt me
-95 Me exspectaverunt peccatores ut perderent
-110 Posuerunt peccatores laqueum mihi
-119 Prævaricantes reputavi omnes peccatores
-155 Longe a peccatoribus salus
124- 3 Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem justorum
128- 3 Supra dorsum m. fabricaverunt peccatores
- 4 Dom. justus concidit cervices peccatorum
138-19 Si occideris, Deus, peccatores
139- 5 Custodi me, Domine, de manu peccatoris
- 9 Ne tradas me, Domine, a desiderio meo peccatori
140- 5 Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum
-10 Cadent in retiaculo ejus peccatores
144-20 Et omnes peccatores disperdet
145- 9 Dominus... et vias peccatorum disperdet
146- 6 Humilians a. peccatores usque ad terram
Prov. 1-10 Si te lactaverint peccatores, ne acquiescas
11-31 Recipit : quanto magis impius et peccator ?
13- 6 Impietas autem peccatorem supplantat
-21 Peccatores persequitur malum
-22 Et custoditur justo substantia peccatoris
23-17 Non æmuletur cor tuum peccatores
Eccle. 2-26 Peccatori a. dedit afflictionem et curam
7-27 Qui autem peccator est, capietur ab illa
8-12 Peccator ex eo quod centies facit malum
9- 2 Sicut bonus, sic et peccator : ut perjurus
Sap. 4-10 Et vivens inter peccatores translatus est
10-13 Sed a peccatoribus liberavit eum
19-12 Et vexationes peccatoribus supervenerunt
Eccli. 1-26 Execratio autem peccatoribus sapientia
-32 Execratio autem peccatori, cultura Dei
2-14 Væ... peccatori terram ingredienti duabus viis
3-29 Et peccator adjiciet ad peccandum
5- 7 Et in peccatores respicit ira illius
-11 Sic enim omnis peccator probatur in duplici lingua
6- 1 Et omnis peccator invidus et bilinguis
8-13 Non incendas carbones peccatorum arguens
9-16 Non zeles gloriam et opes peccatorum
10-26 Noli magnificare virum peccatorem divitem
11-16 Error et tenebræ peccatoribus concreata sunt
-22 Ne manseris in operibus peccatorum
-34 Homo vero peccator sanguini insidiatur
12- 3 Quoniam et Altissimus odio habet peccatores
- 4 Da misericordi, et ne suscipias peccatorem
Et impiis et peccatoribus reddet vindictam
- 5 Da bono, et non receperis peccatorem
- 7 Quoniam et Altissimus odio habet peccatores
13-21 Si communicabit lupus agno aliquando, sic peccator justo
15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
16-14 Non effugiet in rapina peccator
19-19 Et non est cogitatus peccatorum prudentia
21- 7 Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris
23- 8 In vanitate sua apprehenditur peccator
25-26 Sors peccatorum cadat super illum
27-33 Et vir peccator continens erit illorum
28-11 Et vir peccator turbabit amicos
29-21 Repromissorem fugit peccator et immundus
-22 Bona repromissoris sibi ascribit peccator
-26 Peccator transgrediens mandatum Domini
32-21 Peccator homo vitabit correptionem
33-15 Sic et contra virum justum peccator
39-29 Sic peccatoribus offensiones in ira ejus
-32 Impiis et peccatoribus in mala convertentur
40- 8 Usq. ad pecus, et sup. peccatores septuplum
41- 8 Filii abominationum fiunt filii peccatorum
- 9 Filiorum peccatorum periet hæreditas
Isai. 1-28 Et conteret scelestos et peccatores simul
13- 9 Ad ponendam terram in solitudinem, et peccatores ejus conterendos de ea
33-14 Conterriti sunt in Sion peccatores
65-20 Peccator centum annorum maledictus erit
Amos. 9-10 In gladio morientur omnes peccatores
Zach. 13- 1 In ablutionem peccatoris et menstruatæ
1 Mac. 2-44 Et percusserunt peccatores in ira sua
-48 Et non dederunt cornu peccatori
-62 Et a verbis viri peccatoris ne timueritis
2 Mac. 4-19 Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros peccatores
6-13 Non sinere peccatoribus ex sententia agere
13- 4 Suscitavit animos Antiochi in peccatorem
14-42 Mori potius quam subditus fieri peccatoribus
Matth. 9-10 Ecce multi publicani et peccatores venientes
-11 Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester ?
-13 Non enim veni vocare justos, sed peccatores
11-19 Publicanorum et peccatorum amicus
26-45 Filius hom. tradetur in manus peccatorum
Marc. 2-15 Et peccatores simul discumbebant cum Jesu
-16 Et Scribæ et Pharisæi videntes quia manducaret cum publicanis et peccatoribus
-17 Non enim veni vocare justos, sed peccatores
14-41 Filius hom. tradetur in manus peccatorum
Luc. 5- 8 Exi a me, quia homo peccator sum, Domine
-30 Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis ?
-32 Non veni vocare justos, sed peccatores ad pœnitentiam
6-32 Nam et peccatores diligentes se diligunt
-33 Siquidem et peccatores hoc faciunt
-34 Nam et peccatores peccatoribus fœnerantur
7-34 Amicus publicanorum et peccatorum
13- 2 Præ omnibus Galilæis peccatores fuerint
15- 1 Erant autem appropinquantes ei publicani et peccatores, ut audirent illum
- 2 Quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis
- 7 Super uno peccatore pœnitentiam agente
-10 Super uno peccatore pœnitentiam agente
18-13 Dicens : Deus propitius esto mihi peccatori
19- 7 Quod ad hominem peccatorem divertisset
24- 7 Dicens : Quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum
Joan. 9-16 Quomodo potest homo peccator hæc signa facere ?
-24 Nos scimus quia hic homo peccator est
-25 Dixit ergo eis ille : Si peccator est, nescio
-31 Scimus a. quia peccatores Deus non audit
Rom. 3- 7 Quid adhuc et ego tanq. peccator judicor ?
5- 8 Quoniam cum adhuc peccatores essemus
-19 Peccatores constituti sunt multi
Galat. 2-15 Natura Judæi, et non ex gentibus peccatores
-17 Inventi sumus et ipsi peccatores
1 Tim. 1- 9 Et non subditis, impiis, et peccatoribus
-15 Venit in hunc mundum peccatores salvos facere
Hebr. 7-26 Impollutus, segregatus a peccatoribus
12- 3 Qui talem sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem
Jacob. 4- 8 Emundate manus, peccatores : et purificate
5-20 Qui converti fecerit peccatorem ab errore
1 Petr. 4-18 Impius et peccator ubi parebunt ?
Judæ. -15 Quæ locuti sunt contra Deum peccatores

PECCATRIX.

Tobiæ. 13- 7 Ostendit majestatem suam in gentem peccatricem
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
1 Mac. 1-11 Et exiit ex eis radix peccatrix, Antiochus
-36 Et posuerunt illic gentem peccatricem
Marc. 8-38 In generatione ista adultera et peccatrice
Luc. 7-37 Et ecce mulier, quæ erat in civitate peccatrix
-39 Mulier, quæ tangit eum : quia peccatrix est

PECCATUM.

Gen. 4- 7 Si a. male, statim in foribus peccatum aderit
18-20 Et peccatum eorum aggravatum est nimis
20- 9 Quia induxisti super me et super regnum meum peccatum grande
26-10 Et induxeras super nos grande peccatum
31-36 Ob quod peccatum meum sic exarsisti post me
41- 9 Magister ait : Confiteor peccatum meum
43- 9 Ero peccati reus in te omni tempore
44-32 Peccati reus ero in patrem m. omni tempore
50-17 Obsecro ut obliviscaris... peccati atque malitiæ quam exercuerunt in te
Exod. 9-34 Videns a. Pharao quod cessasset pluvia, et grando, et tonitrua, auxit peccatum
10-17 Sed nunc dimittite peccatum mihi etiam
29-14 Foris extra castra : eo quod pro peccato sit
30-10 In sanguine quod oblatum est pro peccato
32-21 Ut induceres sup. eum peccatum maximum
-30 Peccastis peccatum maximum
-31 Peccavit populus iste peccatum maximum
-34 In die ultionis visitabo et hoc peccatum eor.

Exod. 34- 7 Qui aufers iniquitatem, et scelera, atque peccata
- 9 Et auferas iniquitates nostras atque peccata
Levit. 4- 3 Offeret pro peccato suo vitulum immaculat.
- 8 Et adipem vituli auferet pro peccato
-14 Et postea intellexerit peccatum suum, offeret pro peccato suo vitulum
-21 Quia est pro peccato multitudinis
-23 Et postea intellexerit peccatum suum
-24 Holocaustum coram Domino, quia pro peccato est
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine hostiæ pro peccato, tangens cornua altaris
-26 Rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato
-28 Et cognoverit peccatum suum, offeret capram
-29 Ponetque manum super caput hostiæ, quæ pro peccato est, et immolabit eam
-32 Sin autem de pecoribus obtulerit victimam pro peccato
-35 Rogabitque pro eo, et pro peccato ejus
5- 5 Agat pœnitentiam pro peccato
- 6 Orabitque pro ea sacerdos et pro peccato
- 7 Unum pro peccato, et alterum in holocaust.
- 8 Qui primum offerens pro peccato, retorquebit
- 9 Ad fundamentum ejus, quia pro peccato est
-10 Rogabitq. pro eo sacerdos, et pro peccato ej.
11 Offeret pro peccato suo similæ partem ephi
Nec thuris aliquid imponet, quia pro peccato est
-17 Et peccati rea intellexerit iniquitatem suam
-18 Juxta mensuram æstimationemque peccati
6- 6 Pro peccato a. suo offeret arietem immacul.
-17 Sanctum sanctorum erit, sicut pro peccato
-25 Ista est lex hostiæ pro peccato
-30 Hostia enim quæ cæditur pro peccato
7- 7 Sicut pro peccato offertur hostia
-37 Ista est lex holocausti et sacrificii pro peccato
8- 2 Tolle... vitulum pro peccato duos arietes
-14 Obtulit et vitulum pro peccato
9- 2 Tolle de armento vitulum pro peccato
- 3 Tollite hircum pro peccato et vitulum
- 7 Accede ad altare, et immola pro peccato tuo
- 8 Immolavit vitulum pro peccato suo
-10 Quæ sunt pro peccato, adolevit super altare
-15 Pro peccato populi offerens, mactavit hirc.
-22 Sicque completis hostiis pro peccato
10-16 Hircum, qui oblatus fuerat pro peccato
-17 Cur non comedistis hostiam pro peccato
-19 Oblata est hodie victima pro peccato
12- 6 Deferet... et pullum columbæ sive turturem pro peccato
- 8 Unum in holocaust., et alterum pro peccato
14-13 Ubi solet immolari hostia pro peccato
-19 Et faciet sacrificium pro peccato
-22 Quorum unus sit pro peccato, et alter in hol.
15-15 Qui faciet unum pro peccato, et alterum
-30 Qui unum faciet pro peccato, et alterum
16- 3 Vitulum pro peccato offeret et arietem
- 5 Suscipietque... duos hircos pro peccato
- 9 Cujus exierit sors Domino, offeret illum pro peccato
-15 Cumq. mactaverit hircum pro peccato
-16 Et expiet sanctuarium..a prævaricationibus eorum cunctisque peccatis
-21 Et universa delicta atque peccata eorum
-25 Et adipem, qui oblatus est pro peccatis, adolebit
-30 Atque mundatio ab omnibus peccatis vestris
-34 Ut oretis pro filiis Israël, et pro cunctis peccatis eorum semel in anno
19-17 Argue eum, ne habeas super illo peccatum
-22 Orabitq. pro eo sacerdos, et pro peccato ejus
Repropitiabitur ei, dimitteturque peccatum
20-20 Portabunt ambo peccatum suum
22- 9 Ut non subjaceant peccato, et moriantur
23-19 Facietis et hircum pro peccato duosq. agnos
24-15 Qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum
26-18 Addam... septuplum propter peccata vestra
-21 Addam plagas vest... propter peccata vestra
-24 Et percutiam vos septies propter peccata
-28 Et corripiam vos... propter peccata vestra
-39 Propter peccata patrum suorum et sua affligentur
-43 Ipsi vero rogabunt pro peccatis suis
Num. 5- 6 Cum fecerint ex omnibus peccatis, quæ solent
- 7 Confitebuntur peccatum suum, et reddent
6-11 Facietque sacerdos unum pro peccato
-12 Offerens agnum anniculum pro peccato
-14 Et ovem anniculam immaculatam pro peccato
-16 Et faciet tam pro peccato, quam in holoc.
7-16 Hircumq. pro peccato (*obtulit Nahasson*)

Num. 7-22 Hircumque pro peccato (*obtulit Nathanael*)
-28 Hircumque pro peccato (*obtulit Eliab*)
-34 Hircumque pro peccato (*obtulit Elisur*)
-40 Hircumque pro peccato (*obtulit Salamiel*)
-46 Hircumque pro peccato (*obtulit Eliasaph*)
-52 Hircumque pro peccato (*obtulit Elisama*)
-58 Hircumque pro peccato (*obtulit Gamaliel*)
-64 Hircumque pro peccato (*obtulit Abidan*)
-70 Hircumque pro peccato (*obtulit Ahiezer*)
-76 Hircumque pro peccato (*obtulit Phegiel*)
-82 Hircumque pro peccato (*obtulit Ahira*)
-87 Hirci duodecim pro peccato
8- 8 Alterum de armento tu accipies pro peccato
-12 E quibus unum facies pro peccato
9-13 Peccatum suum ipse portabit
12-11 Domine mi, ne imponas nobis hoc peccatum
14-18 Qui visitas peccata patrum in filios
-19 Dimitte, obsecro, peccatum populi hujus
15-24 Hircumque (*offeret*) pro peccato
-25 Nihilominus offerentes incensum Domino pro se et pro peccato atque errore suo
-27 Offeret capram anniculam pro peccato suo
16-26 Ne involvamini in peccatis eorum
18- 1 Simul sustinebitis peccata sacerdotii vestri
- 9 Et quidquid pro peccato atque delicto redditur mihi
-22 Nec committant peccatum mortiferum
-23 Solis filiis Levi.. portantibus peccata populi
19- 9 Quia pro peccato vacca combusta es
-17 Tollentque de cineribus combustionis atque peccati
27- 3 Sed in peccato suo mortuus est
28-15 Hircus quoque offeretur Dom. pro peccatis
-22 Et hircum pro peccato unum, ut expietur
29- 5 Hircum pro peccato, qui offertur in expiat.
-11 Et hircum pro peccato, absque his quæ offerri pro delicto solent
-16 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-19 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-22 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-25 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-28 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-31 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-34 Et hircum pro peccato, absque holocausto
-38 Et hircum pro peccato, absque holocausto
31-16 Et prævaricari vos fecerunt in Domino super peccato Phogor
32-23 Quoniam peccatum vestr. apprehendet vos
Deut. 9-18 Panem non comedens, et aquam non bibens, propter omnia peccata vestra
-21 Peccatum autem vestrum quod feceratis
-27 Ne aspicias duritiam populi hujus, et impietatem atque peccatum
15- 9 Ne clamet contra te...et fiat tibi in peccatum
19-15 Quidquid illud peccati et facinoris fuerit
23-21 Si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum
-22 Si nolueris polliceri, absque peccato eris
24-15 Ne clamet contra te ad Dominum, et reputetur tibi in peccatum
-16 Sed unusquisque pro peccato suo morietur
25- 2 Pro mensura peccati, erit et plagarum modus
Josue. 6-18 Cavete ne...om. castra Isr. sub peccato sint
24-19 Nec ignoscet sceleribus vestris atque peccatis
Judic. 9-16 Si recte et absque peccato constituistis super vos regem Abimelech
10- 6 Filii a. Isr. peccatis veterib. jungentes nova
1 Reg. 2-17 Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino
6- 3 Sed quod debetis, reddite ei pro peccato
12-19 Addidimus e. univ. peccatis nostris malum
-23 Absit a. a me hoc peccatum in Dominum
14-38 Et videte per quem acciderit peccatum hoc
15-23 Quoniam quasi peccatum ariolandi est
-25 Sed nunc porta, quæso, peccatum meum
20- 1 Et quod peccatum meum in patrem tuum?
2 Reg. 12-13 Dominus quoque transtulit peccatum tuum
19-20 Agnosco enim servus tuus peccatum meum
3 Reg. 8-34 Et dimitte peccatum populi tui Israël
-35 Et non pluerit propter peccata eorum
Et a peccatis suis conversi fuerint
-36 Et dimitte peccata servorum tuorum
12-30 Et factum est verbum hoc in peccatum
14-16 Et tradet Dominus Israël propter peccata Jeroboam
-22 Quæ fecerant patres eorum in peccatis suis
15- 3 Ambulavitq. in omnibus peccatis patris sui
-26 Et ambulavit in viis patris sui, et in peccatis ejus
-30 Propter peccata Jeroboam, quæ peccaverat
-34 Et in peccatis ejus, quibus peccare fecit Isr.
16- 2 Ut me irritares in peccatis eorum

3 Reg. 16-13 Propter univ. peccata Baasa et peccata Ela
-19 In peccatis suis, quæ peccaverat faciens malum
Et in peccato ejus, quo fecit peccare Israël
-26 In peccatis ejus, quibus peccare fecerat Isr.
-31 Nec suffecit ei ut ambularet in peccatis Jeroboam
4 Reg. 3- 3 Verumtamen in peccatis Jeroboam... adhæsit
10-29 Verumtamen a peccatis Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël, non recessit
-31 Non enim recessit a peccatis Jeroboam
12-16 Et pecuniam pro peccatis non inferebant in templum
13- 2 Secutusq. est peccata Jeroboam filii Nabat
- 6 Non recesserunt a peccatis domus Jeroboam
-11 Non declinavit ab omnibus peccatis Jerob.
14- 6 Sed unusquisque in peccato suo morietur
-24 Non recessit ab omnibus peccatis Jeroboam
15- 9 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-18 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-24 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
-28 Non recessit a peccatis Jeroboam filii Nabat
17-21 Et peccare eos fecit peccatum magnum
-22 In universis peccatis Jeroboam quæ fecerat
21-16 Absque peccatis suis, quibus peccare fecit Judam
-17 Quæ fecit, et peccatum ejus, quod peccavit
24- 3 Propter peccata Manasse universa quæ fecit
1 Par. 21- 3 Quod in peccatum reputetur Israëli
2 Par. 6-25 Et propitiare peccato populi tui Israël
-26 Si.. pluvia non fluxerit propter peccata pop.
Et conversi a peccatis suis, cum eos afflixeris
-27 Et dimitte peccata servis tuis, et populi tui
7-14 Et propitius ero peccatis eorum, et sanabo
17- 4 In præceptis illius, et non juxta peccata Isr.
24-18 Et facta est ira contra Judam et Jerusalem propter hoc peccatum
25- 4 Sed unusquisque in suo peccato morietur
28-13 Quare vultis adjicere super peccata nostra
Grande quippe peccatum est
29-21 Obtuleruntq... hircos septem pro peccato
-23 Applicuerunt hircos pro peccato cor. rege
-24 Ut holocaustum fieret, et pro peccato
33-19 Exauditio, et cuncta peccata, atque contemptus
1 Esdr. 6-17 Et obtulerunt... hircos caprarum pro peccato totius Israël duodecim
8-35 Obtulerunt... hircos pro peccato duodecim
10- 9 Trementes pro peccato et pluviis
-14 Donec avertatur ira Dei nostri a nobis super peccato hoc
2 Esdr. 1- 6 Et confiteor pro peccatis filiorum Israël
4- 5 Et peccatum eorum coram facie tua non deleatur
9- 2 Et steterunt, et confitebantur peccata sua
-37 Quos posuisti super nos propter peccata
10-33 Et in sanctificatis, et pro peccato
13-26 Et ipsum ergo duxerunt ad peccatum mulieres alienigenæ
Tobiæ. 1-10 Quem... docuit et abstinere ab omni peccato
3- 3 Et ne vindictam sumas de peccatis meis
-13 Peccata dimittis his, qui invocant te
4- 6 Et cave ne aliquando peccato consentias
-11 Quon. eleemosyna ab omni peccato.. liberat
-23 Et recesserimus ab omni peccato
12- 9 A morte liberat, et ipsa est, quæ purgat peccata
-10 Qui autem faciunt peccatum et iniquitatem
Judith. 7-17 Qui ulciscitur nos secundum peccata nostra
8-18 Quoniam non sumus secuti peccata patrum
-27 Sed reputantes peccatis nostris hæc ipsa supplicia minora esse flagella Domini
11- 8 Constat enim Deum nostrum sic peccatis offensum
Quod tradat eum pro peccatis suis
-15 Et dicet mihi quando eis reddat peccatum
13-20 Sed sine pollutione peccati revocavit me
Job. 6- 2 Utinam appenderentur peccata mea
7-21 Cur non tollis peccatum meum?
10- 6 Ut quæras iniquitatem meam, et peccatum meum scruteris?
13-23 Quantas habeo iniquitates et peccata
-26 Et consumere me vis peccatis adolescentiæ
14-16 Dinumerasti, sed parce peccatis meis
24-19 Usque ad inferos (*transeat*) peccatum illius
31-33 Si abscondi quasi homo peccatum meum
34- 6 Violenta sagitta mea absque ullo peccato
-30 Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi
-37 Quia addit super peccata sua blasphemiam
Ps. H. 10-15 Quæretur peccatum illius, et non invenietur
24-11 Domine, propitiaberis peccato meo
31- 1 Beati... et quorum tecta sunt peccata

Psal. 31- 2 Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum
- 5 Et tu remisisti impietatem peccati mei
37- 4 Non est pax ossibus meis a facie peccatorum
-19 Et cogitabo pro peccato meo
39- 7 Holocaustum et pro peccato non postulasti
50- 4 Ab iniquitate mea : et a peccato meo munda me
- 5 Et peccatum meum contra me est semper
- 7 Et in peccatis concepit me mater mea
-11 Averte faciem tuam a peccatis meis
58- 5 Neq. iniquitas mea, neq. peccatum meum
77-38 Misericors, et propitius fiet peccatis eorum
78- 9 Et propitius esto peccatis nostris
84- 3 Operuisti omnia peccata eorum
88-33 Visitabo... et in verberibus peccata eorum
102-10 Non secundum peccata nostra fecit nobis
108- 7 Et oratio ejus fiat in peccatum
-14 Et peccatum matris ejus non deleatur
140- 4 Ad excusandas excusationes in peccatis
Prov. 5-22 Funibus peccatorum suorum constringitur
10-16 Fructus autem impii ad peccatum
-19 In multiloquio non deerit peccatum
12-13 Propter peccata labiorum ruina proximat malo
13-13 Animæ dolosæ errant in peccatis
14- 9 Stultus illudet peccatum
-34 Miseros autem facit populos peccatum
15-27 Per misericord. et fidem purgantur peccata
18- 3 Impius, cum in profundum venerit peccatorum
20- 9 Mundum est cor meum, purus sum a peccato ?
21- 4 Lucerna impiorum peccatum
24- 9 Cogitatio stulti peccatum est : et abominatio
28- 2 Propter peccata terræ multi principes ejus
-24 Et dicit hoc non esse peccatum
Eccle. 10- 4 Quia curatio faciet cessare peccata maxima
Sap. 1- 4 Nec habitabit in corpore subdito peccatis
2-12 Et improperat nobis peccata legis
Et diffamat in nos peccata disciplinæ nost.
4-20 Venient in cogitatione peccatorum suorum
11-24 Dissimulas peccata hominum propter pœnitentiam
12-11 Veniam dabas peccatis illorum
-19 Judicans das locum in peccatis pœnitentiæ
17- 3 Et dum putant se latere in obscuris peccatis
Eccli. 1-27 Timor Domini expellit peccatum
2-13 Et remittet in die tribulationis peccata
3- 4 Qui diligit Deum exorabit pro peccatis
-16 Nam pro peccato matris restituetur tibi bonum
-17 Sicut in sereno glacies, solventur peccata t.
-30 Frutex enim peccati radicabitur in illis
-32 Sapiens cor et intelligibile abstinebit se a peccatis
-33 Extinguit aqua, et eleemosyna resistit peccatis
4-25 Est enim confusio adducens peccatum
-31 Non confundaris confiteri peccata tua
Et ne subjicias te omni homini pro peccato
5- 5 De propitiato peccato noli esse sine metu
Neque adjicias peccatum super peccatum
- 6 Multitudinis peccatorum meor. miserebitur
7- 8 Neque alliges duplicia peccata
8- 6 Ne despicias hominem avertentem se a peccato
-13 Et ne incendaris flamma ignis peccatorum
10-15 Quoniam initium omnis peccati est superbia
12-13 Et obvolutus est in peccatis ejus
13-30 Cui non est peccatum in conscientia
16- 8 Non exoraverunt pro peccatis suis
-10 Perdens, et extollentem se in peccatis suis
17-21 Convertere ad Do., et relinque peccata tua
19- 9 Et quasi defendens peccatum odiet te
20- 4 Sic enim effugies voluntarium peccatum
21- 2 Quasi a facie colubri fuge peccata
22-15 Et non coinquinaberis peccato illius
23- 3 Et ne... peccata mea abundent, et incidam
-11 In toto a peccato non purgabitur
-17 Est enim in illa verbum peccati
-21 Duo genera abundant in peccatis
25-33 A muliere initium factum est peccati
26-27 Et qui transgreditur a justitia ad peccatum
-28 Non justificabitur caupo a peccatis labiorum
27- 2 Sic et inter medium venditionis et emptionis angustiabitur peccatum
-11 Sic peccata operantibus iniquitates
-14 Et risus illorum in deliciis peccati
28- 1 Et peccata illius servans servabit
- 2 Et tunc deprecanti tibi peccata solventur
- 4 Et de peccatis suis deprecatur
-10 Abstine te a lite, et minues peccata
34-23 Nec in multitudine sacrificiorum eorum propitiabitur peccatis
Eccli. 34-31 Sic homo qui jejunat in peccatis suis
35- 3 Et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitia
- 5 Et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitia
46- 9 Prohibere gentem a peccatis, et perfringere
47-13 Dom. purgavit peccata ipsius, et exaltavit
-29 Et plurima redundaverunt peccata ipsorum
-31 Et ab omnibus peccatis liberavit eos
48-16 Et non recesserunt a peccatis suis, usq. dum
-18 Alii autem multa commiserunt peccata
-23 Non est commemoratus peccatorum illorum
49- 4 Et in diebus peccatorum corroboravit pietatem
- 5 Omnes peccatum commiserunt
Isai. 1-18 Si fuerint peccata vestra ut coccinum
3- 9 Peccatum s. quasi Sodoma prædicaverunt
5-18 Væ qui trahitis... quasi vinculum plaustri peccatum
6- 7 Iniquitas tua, et peccatum tuum mundabitur
27- 9 Iste omnis fructus ut auferatur peccatum ej.
30- 1 Ut adderetis peccatum super peccatum
31- 7 Quæ fecerunt vobis manus vest. in peccatum
38-17 Projecisti post tergum t. omnia peccata mea
40- 2 Suscepit... duplicia pro omnibus peccatis s.
43-24 Verumtamen servire me fecisti in peccatis
-25 Et peccatorum tuorum non recordabor
44-22 Delevi... et quasi nebulam peccata tua
53-10 Si posuerit pro peccato animam suam
-12 Et ipse peccata multorum tulit
58- 1 Annuntia... domui Jacob peccata eorum
59- 2 Peccata vestra absconderunt faciem ejus
-12 Et peccata nostra responderunt nobis
Jerem. 2-35 Dixisti : Absque peccato et innocens ego sum
5-25 Peccata vestra prohibuerunt bonum a vobis
8- 6 Nullus est qui agat pœnit. super peccato suo
14-10 Et visitabit peccata eorum
15-13 Dabo gratis, in omnibus peccatis tuis
16-10 Quod peccatum nostrum, quod peccavimus
-18 Et reddam primum duplices iniquitates, et peccata eorum
17- 1 Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo
- 3 Propter peccata in universis finibus tuis
18-23 Et peccatum eorum a facie tua non deleatur
30-14 Dura facta sunt peccata tua
-15 Et propter dura peccata tua feci hæc tibi
31-34 Et peccati eorum non memorabor amplius
32-35 Et in peccatum deducerent Judam
36- 3 Et propitius ero iniquitati, et peccato eorum
50-20 Et peccatum Juda, et non invenietur
Thren. 1- 8 Peccatum peccavit Jerusalem
3-39 Quid murmuravit homo vivens, vir pro peccatis suis ?
4- 6 Et major effecta est iniquitas filiæ populi mei peccato Sodomorum
-13 Propter peccata prophetarum ejus, et iniq.
-20 Christus Dom. captus est in peccatis nostris
-22 Filia Edom, discooperuit peccata tua
Baruc. 1-10 Offerte pro peccato ad aram Dom. Dei nostri
3- 8 Et in maledictum, et in peccatum
4-12 Derelicta sum propter peccata filiorum m.
6- 1 Propter peccata, quæ peccastis ante Deum
Ezech. 3-20 In peccato suo morietur
16-51 Dimidium peccatorum tuor. non peccavit
-52 Quæ vicisti sorores tuas peccatis tuis
18-14 Qui videns omn. peccata patris sui, quæ fecit
-21 Egerit pœnitentiam ab omnibus peccatis suis
-24 Et in peccato suo, quod peccavit...morietur
21-24 Et apparuerunt peccata vestra in omnibus
23-49 Et peccata idolorum vestrorum portabitis
33-10 Iniquitates nostræ et peccata nostra super nos sunt
-14 Et egerit pœnitentiam a peccato suo
-16 Omnia peccata ejus... non imputabuntur ei
40-39 Holocaustum, et pro peccato, et pro delicto
42-13 Ibi ponent... et oblationem pro peccato
43-19 Ut offerant mihi vitulum de armento pro peccato
-21 Et tolles vitulum, qui oblatus fuerit pro peccato
-22 Et in die secunda offeres hircum caprarum immaculatum pro peccato
-25 Septem diebus facies hircum pro peccato
44-27 Offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus
-29 Victimam et pro peccato et pro delicto ipsi comedent
45-17 Ipse faciet pro peccato sacrificium
-19 Et tollet sacerdos de sanguine quod erit pro peccato
-22 Et faciet princeps... vitulum pro peccato
-23 Et pro peccato hircum caprarum quotidie
-25 Tam pro peccato, quam pro holocausto
46-20 Iste est locus ubi coquent sacerdotes pro peccato
Dan. 3-28 Induxisti omnia hæc propter peccata nostra
Dan. 3-37 Sumusque humiles... hodie propter peccata nostra
4-24 Et peccata tua eleemosynis redime
8-12 Contra juge sacrificium propter peccata
-13 Et peccatum desolationis, quæ facta est
9-16 Propter peccata enim nostra et iniquitates
-20 Cumque adhuc loquerer, et orarem, et confiterer peccata mea et peccata populi mei
-24 Et finem accipiat peccatum, et deleatur iniquitas
13-52 Nunc venerunt peccata tua, quæ operabaris prius
Osee. 4- 8 Peccata populi mei comedent
8-13 Et visitabit peccata eorum
9- 9 Et visitabit peccata eorum
10- 8 Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Israël
13-12 Colligata est iniquitas Ephraïm, absconditum peccatum ejus
Mich. 1-13 Principium peccati est filiæ Sion
3- 8 Ut annuntiem... et Israel peccatum suum
6- 7 Numquid dabo... fructum ventris mei pro peccato animæ meæ ?
-13 Et ego ergo cœpi percutere te perditione super peccatis tuis
7-18 Et transis peccatum reliquiarum hæreditatis
-19 Et projiciet in profundum maris omnia peccata nostra
Zach. 14-19 Hoc erit peccatum Ægypti, et hoc peccatum omnium gentium, quæ non ascenderint
1 Mac. 13-39 Remittimus quoque ignorantias et peccata usque in hodiernum diem
2 Mac. 2-11 Non sit comestum quod erat pro peccato
5-17 Propter peccata habitantium civitatem
-18 Nisi contigisset eos multis peccatis esse involutos
6-14 Ut eas... in plenitudine peccatorum puniat
-15 Ut, peccatis nostris in finem devolutis
7-32 Nos enim pro peccatis nostris hæc patimur
12-42 Hortabatur populum conservare se sine peccato
Videntes quæ facta sunt pro peccatis eorum
-43 Drachmas argenti misit Jerosolymam offerri pro peccatis mortuorum sacrificium
-46 Pro defunct. exorare, ut a peccatis solvantur
Matth. 1-21 Salvum faciet populum suum a peccatis eor.
3- 6 Et baptizabantur... confitentes peccata sua
6-15 Nec Pater vester dimittet vobis peccata v.
9- 2 Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua
- 5 Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi peccata tua; an dicere : Surge, et ambula ?
- 6 Habet potestat. in terra dimittendi peccata
12-31 Omne peccatum et blasphemia remittetur
26-28 Effundetur in remissionem peccatorum
Marc. 1- 4 Et prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum
- 5 Et baptizabantur... confitentes peccata sua
2- 5 Fili, dimittuntur tibi peccata tua
- 7 Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus ?
- 9 Dicere paralytico : Dimittuntur tibi peccata
-10 Habet potestat. in terra dimittendi peccata
3-28 Omnia dimittentur filiis hominum peccata
4-12 Convertantur, et dimittantur eis peccata
11-25 Ut et Pater vester, qui in cœlis est, dimittat vobis peccata vestra
-26 Nec pater vester... dimittet vobis peccata vestra
Luc. 1-77 In remissionem peccatorum eorum
3- 3 Prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum
5-20 Dixit : Homo, remittuntur tibi peccata tua
-21 Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus ?
-23 Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi peccata ; an dicere : Surge, et ambula ?
-24 Habet potestatem in terra dimittendi peccata
7-47 Propter quod dico tibi : Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum
-48 Dixit a. ad illam : Remittuntur tibi peccata
-49 Quis est hic, qui etiam peccata dimittit ?
11- 4 Et dimitte nobis peccata nostra
24-47 Et remissionem peccatorum in omnes gentes
Joan. 1-29 Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum
8- 7 Et dixit eis : Qui sine peccato est vestrum
-21 Quæretis me, et in peccato vestro moriemini
-24 Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis vestris : si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato vestro
-34 Quia omnis, qui facit peccatum, servus est peccati
-46 Quis ex vobis arguet me de peccato ?
9-34 In peccatis natus es totus, et tu doces nos
-41 Si cæci essetis, non haberetis peccatum

Joan. 9-41 Dicitis : Quia videmus. Peccatum vestrum manet
15-22 Si non venissem... peccatum non haberent
Nunc autem excusationem non habent de peccato suo
-24 Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent
16- 8 Arguet mundum de peccato et de justitia
- 9 De peccato quidem,quia non crediderunt in me
19-11 Qui me tradidit tibi, majus peccatum habet
20-23 Quorum remiseritis peccata remittuntur eis
Act. 2-38 In remissionem peccatorum vestrorum
3-19 Convertimini, ut deleantur peccata vestra
5-31 Ad dandam pœnitentiam Israëli , et remissionem peccatorum
7-59 Dicens : Do., ne statuas illis hoc peccatum
10-43 Testimonium perhibent, remissionem peccatorum accipere per nomen ejus omnes
13-38 Quia per hunc vobis remissio peccatorum annuntiatur
22-16 Exurge, et baptizare, et ablue peccata tua
26-18 Ut accipiant remissionem peccatorum
Rom. 3- 9 Causati enim sumus, Judæos et Græcos omnes sub peccato esse
-20 Per legem enim cognitio peccati
4- 7 Beati... et quorum tecta sunt peccata
- 8 Beatus vir, cui non imputavit Do. peccatum
5-12 Sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit , et per peccatum mors
-13 Usq.ad legem enim peccatum erat in mundo
Peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset
-21 Ut sicut regnavit peccatum in mortem
6- 1 Permanebimus in peccato, ut gratia abundet ?
- 2 Absit. Qui enim mortui sumus peccato
- 6 Crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato
6- 7 Qui e. mortuus est, justificatus est a peccato
-10 Quod enim mortuus est peccato , mortuus est semel
-11 Existimate, vos mortuos quid. esse peccato
-12 Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore
-13 Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato
-14 Peccatum enim vobis non dominabitur
-16 Servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam ?
-17 Gratias autem Deo, quod fuistis servi peccati
-18 Liberati autem a peccato, servi facti estis
-20 Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis
-22 Nunc vero liberati a peccato, servi autem
-23 Stipendia enim peccati, mors
7- 5 Passiones peccatorum, quæ per legem erant, operabantur in membris nostris
- 7 Quid ergo dicemus ? Lex peccat. est ? Absit
Sed peccatum non cognovi, nisi per legem
- 8 Peccatum per mandat. operatum est in me
Sine lege enim peccatum mortuum erat
- 9 Cum venisset mandatum, peccatum revixit
-11 Nam peccatum,occasione accepta per mandatum, seduxit me
-13 Sed peccatum, ut appareat peccatum
Ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum
-14 Ego autem carnalis sum , venundatus sub peccato
-17 Nunc autem jam non ego operor illud , sed quod habitat in me peccatum
-20 Jam non ego operor illud , sed quod habitat in me peccatum
-23 Lege peccati, quæ est in membris meis
-25 Servio legi Dei ; carne autem , lege peccati
8- 2 Lex... liberavit me a lege peccati et mortis
- 3 Mittens in similitudinem carnis peccati
Et de peccato damnavit peccatum in carne
-10 Corpus quid. mortuum est propter peccatum
11-27 Cum abstulero peccata eorum
14-23 Omne a. quod non est ex fide, peccatum est
1 Cor. 6-18 Omne peccatum quodcumque fecerit homo
15- 3 Quoniam Christus mortuus est pro peccatis
-17 Adhuc enim estis in peccatis vestris
-56 Stimulus autem mortis peccatum est : virtus vero peccati lex
2 Cor. 5-21 Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit
11- 7 Aut numquid peccatum feci, me ipsum humilians
Galat. 1- 4 Qui dedit semetipsum pro peccatis nostris
2-17 Numq. Christus peccati minister est ? Absit
3-22 Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato
Ephes. 1- 7 In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum

Ephes. 2- 1 Cum essetis mortui delictis et peccatis vest.
- 5 Et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos
Colos. 1-14 In quo habemus.. remissionem peccatorum
1 Thes. 2-16 Ut salvæ fiant, ut impleant peccata sua
2 Thes. 2- 3 Et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis
1 Tim. 5-22 Neque communicaveris peccatis alienis
-24 Quorumdam hominum peccata manifesta sunt
2 Tim. 3- 6 Captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis
Hebr. 1- 3 Purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram
3-13 Ut non obduretur quis ex vobis fallacia peccati
4-15 Tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato
5- 1 Ut offerat dona et sacrificia pro peccatis
- 3 Ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis
8-12 Et peccatorum eorum jam non memorabor
9-26 Ad destitutionem peccati... apparuit
-28 Oblatus est ad multor. exhaurienda peccata
Secundo sine peccato apparebit expectantibus se
10- 2 Nullam haberent ultra conscientiam peccati
- 3 Commemoratio peccatorum per singulos annos fit
- 4 Impossibile enim est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata
- 6 Holocautomata pro peccato non tibi placuerunt
- 8 Et holocautomata pro peccato noluisti
-11 Hostias, quæ nunquam possunt auferre peccata
-12 Hic a. unam pro peccatis offerens hostiam
-17 Et peccatorum et iniquitatum eorum jam non recordabor amplius
-18 Jam non est oblatio pro peccato
-26 Jam non relinquitur pro peccatis hostia
11-25 Temporalis peccati habere jucunditatem
12- 1 Omne pondus, et circumstans nos peccatum
- 4 Restitistis, adversus peccatum repugnantes
13-11 Infertur sanguis pro peccato in sancta
Jacob. 1-15 Parit peccatum : peccatum vero, cum consummatum fuerit, generat mortem
2- 9 Si a.personas accipitis, peccatum operamini
4-17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi
5-15 Et si in peccatis sit, remittentur ei
-16 Confitemini ergo alterutrum peccata vestra
-20 Et operiet multitudinem peccatorum
1 Petr. 2-22 Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus
-24 Qui peccata nostra ipse pertulit in corp. suo
Ut peccatis mortui, justitiæ vivamus
3-18 Christus semel pro peccatis nostris mortuus est
4- 1 Qui passus est in carne, desiit a peccatis
- 8 Charitas operit multitudinem peccatorum
1 Joan. 1- 7 Et sanguis Jesu... emundat nos ab omni peccato
- 8 Si dixerimus quoniam peccatum non habemus
- 9 Si confiteamur peccata nostra ; fidelis est, et justus, ut remittat nobis peccata nostra
2- 2 Et ipse est propitiatio pro peccatis nostris
-12 Filioli, quoniam remittuntur vobis peccata
3- 4 Omnis, qui facit peccatum, et iniquitatem facit : et peccatum est iniquitas
- 5 Et scitis quia ille apparuit ut peccata nostra tolleret : et peccatum in eo non est
- 8 Qui facit peccatum, ex diabolo est
- 9 Qui natus est ex Deo, peccatum non facit
4-10 Ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris
5-16 Qui scit fratrem suum peccare peccatum
Est peccatum ad mortem , non pro illo dico
-17 Omnis iniquitas, peccatum est : et est peccatum ad mortem
Judæ. -24 Qui potens est vos conservare sine peccato
Apoc. 1- 5 Et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo
18- 5 Pervenerunt peccata ejus usque ad cœlum

PECCO.

Gen. 20- 6 Et ideo custodivi te ne peccares in me
- 9 Quid peccavimus in te,quia induxisti sup.me
39- 9 Quomodo ergo possum... peccare in Deum
40- 1 His ita gestis, accidit ut peccarent duo eunuchi
42-21 Patimur, quia peccavimus in fratrem nost.
-22 Numquid non dixi vobis : Nolite peccare in puerum
Exod. 9-27 Dicens ad eos : Peccavi etiam nunc

Exod. 10-16 Peccavi in Dom. Deum vestrum et in vos
20-20 Ut terror illius esset in vobis, et non peccaretis
23-21 Quia non dimittet cum peccaveris
-33 Ne forte peccare te faciant in me, si servieris
32- 7 Vade, descende : peccavit populus tuus
-30 Locutus est Moyses ad populum : Peccastis peccatum maximum
-31 Peccavit populus iste peccatum maximum
-33 Qui peccaverit mihi, delebo eum de libro m.
Levit. 4- 2 Anima quæ peccaverit per ignorantiam
- 3 Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit
-22 Si peccaverit princeps, et fecerit unum
-27 Quod si peccaverit anima per ignorantiam
5- 1 Si peccaverit anima, et audierit vocem
-15 In his, quæ Domino sunt sanctificata, peccaverit
-17 Anima si peccaverit per ignorantiam, feceritque
6- 2 Anima quæ peccaverit, et contempto Dom.
- 3 In quibus solent peccare homines
- 7 Pro singulis quæ faciendo peccavit
24-22 Sive peregrinus, sive civis peccaverit
Num. 5- 7 Et reddent ipsum caput, quintamque partem desuper, ei in quem peccaverint
6-11 Deprecabitur pro eo, quia peccavit super mortuo
14-40 De quo Dom. locutus est : quia peccavimus
15-25 Quoniam non sponte peccaverunt
-27 Quod si anima una nesciens peccaverit
-28 Quod inscia peccaverit coram Domino
-29 Lex erit omnium qui peccaverint ignorantes
16-22 Num, uno peccante, contra omnes ira tua desæviet ?
18-32 Et non peccabitis super hoc
21- 7 Peccavimus, quia locuti sumus contra Dom.
22-34 Dixit Balaam : Peccavi, nesciens quod tu stares contra me
32-23 Nulli dubium est quin peccetis in Deum
Deut. 1-41 Et respondistis mihi : Peccavimus Domino
9-16 Vidissemque vos peccasse Dom. Deo vestro
20-18 Et peccetis in Dominum Deum vestrum
21-22 Quando peccaverit homo quod morte plectendum est
24- 4 Ne peccare facias terram tuam
25- 2 Sin autem eum qui peccavit, dignum viderint plagis
32- 5 Peccaverunt ei, et non filii ejus in sordibus
Josue. 7-11 Peccavit Isr., et prævaricatus est pactum m.
-20 Et dixit ei : Vere ego peccavi Dom. Deo Isr.
22-17 An parum vobis est quod peccastis in Beelphegor
Judic. 10-10 Peccavimus tibi, quia dereliquimus Dom.
-15 Dixeruntq. filii Isr. ad Dom. : Peccavimus
11-27 Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me
21-22 Non dedistis, et a vestra parte peccatum est
1 Reg. 2-25 Si peccaverit vir in virum, placari ei potest
Deus : si a. in Dominum peccaverit vir
7- 6 Atque dixerunt ibi : Peccavimus Domino
12-10 Peccavimus, quia dereliquimus Dominum
14-33 Dicentes, quod populus peccasset Domino
-34 Et vescimini, et non peccabitis Domino
15-24 Peccavi, quia prævaricatus sum sermonem Domini
-30 At ille ait : Peccavi : sed nunc honora me
19- 4 Dixitque ad eum : Ne pecces, rex, in servum tuum, quia non peccavit tibi
- 5 Quare ergo peccas in sanguine innoxio
24-12 Neque peccavi in te : tu autem insidiaris
26-21 Ait Saül : Peccavi, revertere, fili mi David
2 Reg. 12-13 Et dixit David ad Nathan : Peccavi Domino
14-13 Ut peccet , et non reducat ejectum suum
24-10 Peccavi valde in hoc facto : sed precor, Do.
-17 Ego sum qui peccavi, ego inique egi
3 Reg. 8-31 Si peccaverit homo in proximum suum
-33 Si fugerit populus tuus Israël inimicos suos (quia peccaturus est tibi)
-46 Quod si peccaverint tibi (non est enim homo qui non peccet)
-47 Peccavimus, inique egimus, impie gessimus
-50 Et propitiaberis populo tuo,qui peccavit tibi
13-34 Et propter hanc causam peccavit domus Jeroboam, et eversa est, et deleta
14-16 Qui peccavit, et peccare fecit Israël
-22 In peccatis suis, quæ peccaverunt
15-26 Et in peccatis ejus, quibus peccare fecit Isr.
-30 Propter peccata Jeroboam,quæ peccaverat, et quibus peccare fecerat Israel
-34 Et in peccatis ejus, quibus peccare fecit Isr.
16- 2 Et peccare fecisti populum meum Israel
-13 Qui peccaverunt, et peccare fecerunt Israël
-19 In peccatis suis, quæ peccaverat faciens malum
Et in peccato ejus, quo fecit peccare Israël

3 *Reg.* 16-26 Et in peccatis ej., quibus peccare fecerat Isr.
18- 9 Et ille, Quid peccavi, inquit, quoniam tradis me?
21-22 Quia egisti, ut me ad iracundiam provocares, et peccare fecisti Israël
22-53 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
4 *Reg.* 3- 3 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
10-29 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
-31 A peccatis Jeroboam, qui peccare fecerat Isr.
13- 2 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
-11 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
14-24 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
15- 9 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
-18 Qui peccare fecit Israël cunctis diebus ejus
-24 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
-28 Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Isr.
17- 7 Cum peccassent filii Israël Domino Deo suo
-21 Et peccare eos fecit peccatum magnum
18-14 Dicens: Peccavi, recede a me
21-11 Peccare fecit etiam Judam in immunditiis s.
-16 Absque peccatis suis, quibus peccare fecit Judam
-17 Quæ fecit, et peccatum ejus, quod peccavit
23-15 Jerob. filius Nabat, qui peccare fecit Isr.
1 *Par.* 2- 7 Et peccavit in furto anathematis
21- 8 Dixitque David ad Deum: Peccavi nimis ut hoc facerem
-17 Ego, qui peccavi: ego, qui malum feci
2 *Par.* 6-22 Si peccaverit quispiam in proximum suum
-24 (Peccabunt enim tibi) et conversi egerint
-36 Si autem peccaverint tibi (neque enim est homo, qui non peccet)
-37 Dicentes: Peccavimus, inique fecimus
12- 2 Quia peccaverunt Domino
19-10 Ostendite eis, ut non peccent in Dominum
Sic ergo agentes non peccabitis
28-10 Peccastis enim super hoc Dom. Deo vestro
-13 Et dixerunt eis: Non introducetis huc captivos, ne peccemus Domino
29- 6 Peccaverunt patres nost., et fecerunt malum
1 *Esdr.* 9- 7 Peccavimus graviter usque ad diem hanc
10-13 Vehementer quippe peccavimus in sermone
2 *Esdr.* 1- 6 Et confiteor pro peccatis filiorum Israël, quibus peccaverunt tibi
Ego et domus patris mei peccavimus
6-13 Ut territus facerem, et peccarem
9-29 Et in judiciis tuis peccaverunt
13-26 In hujuscemodi re peccavit Salomon rex Isr.
Judith. 5-21 Usque dum non peccarent in consp. Dei sui
7-19 Peccavimus cum patribus nostris, injuste egimus
Esth. 14- 6 Peccavimus in conspectu tuo
Job. 1- 5 Dicebat enim: Ne forte peccaverint filii mei
-22 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
2-10 In omnibus his non peccavit Job labiis suis
5-24 Et visitans speciem tuam, non peccabis
7-20 Peccavi, quid faciam tibi, o custos hominum?
8- 4 Etiam si filii tui peccaverunt ei, et dimisit
10-14 Si peccavi, et ad horam pepercisti mihi
17- 2 Non peccavi, et in amaritudinibus moratur oculus meus
31-30 Non enim dedi ad peccandum guttur meum
33-27 Respiciet homines, et dicet: Peccavi
35- 3 Vel quid tibi proderit, si ego peccavero?
- 6 Si peccaveris, quid ei nocebis?
Psal. 4- 5 Irascimini, et nolite peccare: quæ dicitis
40- 5 Sana animam meam, quia peccavi tibi
50- 6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci
77-17 Et apposuerunt adhuc peccare ei
-32 In omnibus his peccaverunt adhuc
105- 6 Peccavimus cum patribus nostris
118-11 Abscondi eloquia tua: ut non peccem tibi
Prov. 8-36 Qui a. in me peccaverit, lædet animam s.
14-21 Qui despicit proximum suum, peccat
20- 2 Qui provocat eum, peccat in animam suam
29- 6 Peccantem virum iniquum involvet laqueus
-22 Facilis est, erit ad peccandum proclivior
Eccle. 5- 5 Ne dederis os tuum, ut peccare facias carnem tuam
7-21 Non est enim homo justus in terra, qui faciat bonum, et non peccet
9-18 Et qui in uno peccaverit, multa bona perdet
Sap. 5-14 Talia dixerunt in inferno hi, qui peccaverunt
10- 8 Ut in his, quæ peccaverunt, nec latere potuissent
11-17 Per quæ peccat quis, per hæc et torquetur
12- 2 Et de quibus peccant, admones et alloqueris
14-31 Sed peccantium pœna perambulat semper
15- 2 Etenim si peccaverimus, tui sumus
Si non peccaverimus, scimus quoniam apud te sumus computati
Eccli. 3-29 Et peccator adjiciet ad peccandum
5- 4 Ne dixeris: Peccavi, et quid mihi accidit triste?
7- 7 Non pecces in multitudinem civitatis
Eccli. 7-40 In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in æternum non peccabis
10-32 Peccantem in animam s. quis justificabit?
11- 9 Et in judicio peccantium ne consistas
15-21 Et nemini dedit spatium peccandi
16- 7 In synagoga peccantium exardebit ignis
19- 6 Qui peccat in animam suam, et pœnitebit
-25 Et si ab imbecillitate virium vetetur peccare
20-23 Est qui vetatur peccare præ inopia
21- 1 Fili, peccasti? non adjicias iterum
-10 Stuppa collecta synagoga peccantium
-11 Via peccantium complanata lapidibus
24-30 Et qui operantur in me, non peccabunt
27-14 Narratio peccantium odiosa, et risus illorum
47-29 Jeroboam filium Nabat, qui peccare fecit Israël, et dedit viam peccandi Ephraim
Isai. 24- 6 Vorabit terram, et peccabunt habitatores ej.
29-21 Qui peccare faciebant homines in verbo
42-24 Nonne Dominus ipse, cui peccavimus?
43-27 Pater tuus primus peccavit
59-13 Peccare et mentiri contra Dominum
64- 5 Ecce tu iratus es, et peccavimus
Jerem. 2-35 Contendam tecum, eo quod dixeritis: Non peccavi
3-25 Quoniam Dom. Deo nostro peccavimus nos
8-14 Peccavimus enim Domino
14- 7 Multæ sunt aversiones nostræ, tibi peccavimus
-20 Cognovimus, Domine.. quia peccavimus tibi
16-10 Quod peccavimus Domino Deo nostro
33- 8 Ab o. iniquitates., in qua peccaverunt mihi
37-17 Quid peccavi tibi, et servis t., et populo tuo
40- 3 Quia peccastis Domino, et non audistis voc.
44-23 Propterea quod sacrificaveritis idolis, et peccaveritis Domino
50- 7 Et hostes eorum dixerunt: Non peccavimus
Pro eo quod peccaverunt Domino
-14 Non parcatis jaculis: quia Domino peccavit
Thren. 1- 8 Peccatum peccavit Jerusalem
5- 7 Patres nostri peccaverunt, et non sunt
-16 Væ nobis, quia peccavimus
Baruc. 1-13 Quia peccavimus Domino Deo nostro
-17 Peccavimus ante Dominum Deum nostrum
2- 5 Quia peccavimus Domino Deo nostro
-12 Peccavimus, impie egimus, inique gessimus
-33 Quia reminiscentur viam patrum suorum, qui peccaverunt in me
3- 2 Et miserere nostri: quia peccavimus ante te
- 4 Qui peccaverunt ante te, et non audierunt
- 7 Patrum nostror., qui peccaverunt ante te
6- 1 PROPTER peccata, quæ peccastis ante Deum
-13 Qui in se peccantem non interficit
Ezech. 3-21 Si autem tu annuntiaveris justo ut non peccet justus, et ille non peccaverit
14-13 Fili hominis, terra cum peccaverit mihi
16-51 Et Samaria dimidium peccatorum tuorum non peccavit
18- 4 Anima, quæ peccaverit, ipsa morietur
-20 Anima, quæ peccaverit, ipsa morietur
-24 Et in peccato suo, quod peccavit
25-12 Peccavitque delinquens, et vindictam expetivit
28-16 Repleta sunt interiora tua iniquitate, et peccasti
33-12 Non liberabit eum in quacumque die peccaverit
Justus non poterit vivere in justitia sua, in quacumque die peccaverit
-16 Omnia peccata ejus, quæ peccavit, non imputabuntur ei
37-23 De universis sedibus, in quibus peccaverunt
Dan. 3-29 Peccavimus enim, et inique egimus, recedentes a te
9- 5 Peccavimus, iniquitatem fecimus, impie
- 7 Ad quas ejecisti eos propter iniquitates eorum, in quibus peccaverunt in te
- 8 Et patribus nostris, qui peccaverunt
-11 Et stillavit super nos maledictio, et detestatio... quia peccavimus ei
-15 Peccavimus, iniquitatem fecimus
13-23 Quam peccare in conspectu Domini
Osee. 4- 7 Secundum multitudinem eorum sic peccaverunt mihi
8-11 Quia multiplicavit Ephraïm altaria ad peccandum
9- 9 Profunde peccaverunt, sicut in diebus Gabaa
10- 9 Ex diebus Gabaa, peccavit Is., ibi steterunt
12- 8 Omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem, quam peccavi
13- 2 Et nunc addiderunt ad peccandum
Amos. 9- 8 Ecce oculi Dom. Dei super regnum peccans
Mich. 7- 9 Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei
Habac. 2-10 Concidisti populos multos, et peccavit anima
Soph. 1-17 Et ambulabunt ut cæci, quia Domino peccaverunt
2 *Mac.* 7-18 Hæc patimur, peccantes in Deum nostrum
10- 4 Sed et, si quando peccassent, ut ab ipso mitius corriperentur
Matth. 18-15 Si autem peccaverit in te frater tuus, vade
-21 Domine, quoties peccabit in me frater meus
27- 4 Dicens: Peccavi, tradens sanguinem justum
Luc. 15-18 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
-21 Pater, peccavi in cœlum, et coram te
17- 3 Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum
- 4 Et si septies in die peccaverit in te, et septies
Joan. 5-14 Ecce sanus factus es: jam noli peccare
8-11 Vade, et jam amplius noli peccare
9- 2 Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus
- 3 Neque hic peccavit, neque parentes ejus
Act. 25- 8 Neque in Cæsarem quidquam peccavi
Rom. 2-12 Quicumque enim sine lege peccaverunt
Et quicumq. in lege peccaverunt, per legem
3-23 Omnes e. peccaverunt, et egent gloria Dei
5-12 Et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt
-14 Qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ
6-15 Quid ergo? peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia? Absit
7-13 Ut fiat supra modum peccans peccatum
1 *Cor.* 6-18 Qui a. fornicatur, in corpus suum peccat
7-28 Si autem acceperis uxorem, non peccasti
Et si nupserit virgo, non peccavit
-36 Quod vult, faciat: non peccat, si nubat
8-12 Si a. peccantes in fratres, et percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis
15-34 Evigilate, justi, et nolite peccare
2 *Cor.* 12-21 Lugeam multos ex iis, qui ante peccaverunt
13- 2 Prædixi, et prædico, ut præsens, et nunc absens, iis qui ante peccaverunt
Ephes. 4-26 Irascimini, et nolite peccare: sol non occidat
1 *Tim.* 5-20 Peccantes coram omnibus argue
Hebr. 3-17 Nonne (*infensus est*) illis, qui peccaverunt
10-26 Voluntarie enim peccantibus nobis
1 *Petr.* 2-20 Quæ enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis?
2 *Petr.* 1-10 Hæc e. facientes, non peccabitis aliquando
2- 4 Si e. Deus Angelis peccantibus non pepercit
1 *Joan.* 1-10 Si dixerimus quoniam non peccavimus
2- 1 Filioli mei, hæc scribo vobis, ut non peccetis
Et si quis peccaverit, advocatum habemus
3- 6 Omnis qui in eo manet, non peccat
Et omnis qui peccat, non vidit eum
- 8 Ex diabolo est: quoniam ab initio diabolus peccat
- 9 Et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est
5-16 Qui scit fratrem suum peccare peccatum
Et dabitur ei vita peccanti non ad mortem
-18 Quia omnis qui natus est ex Deo non peccat

PECTENS.

Isai. 19- 9 Pectentes et texentes subtilia

PECTORALIS.

Isai. 3-24 Et pro fascia pectorali (*erit*) cilicium
Jerem. 2-32 Numquid obliviscetur... sponsa fasciæ pectoralis suæ?

PECTUS.

Gen. 3-14 Super pectus tuum gradieris, et terram comedes
Exod. 28-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël in rationali judicii super pectus suum
-30 Quæ erunt in pectore Aaron, quando egredietur
Gestabit judicium filiorum Israël in pectore
Levit. 9-20 (*Reticulum jecoris*) posuerunt super pectora
-21 Pectora eorum et armos dextros separavit
10-15 Eo quod armum, et pectus, et adipes, qui cremantur in altari, elevaverunt
11-42 Quidquid super pectus quadrupes graditur
Judith. 3-11 Nec... ferocitatem ejus pectoris mitigare potuerunt
Esth. 15-10 Ardentibus oculis furor. pectoris indicasset
Dan. 2-32 Pectus autem et brachia de argento
2 *Mac.* 3-19 Accinctæque mulieres ciliciis pectus
Luc. 18-13 Sed percutiebat pectus suum, dicens
23-48 Percutientes pectora sua revertebantur
Joan. 13-25 Cum recubuisset ille supra pectus Jesu
21-20 Qui et recubuit in cœna super pectus ejus
Apoc. 15- 6 Et præcincti circa pectora zonis aureis

PECTUSCULUM.

Exod. 29-26 Sumes quoque pectusculum de ariete
-27 Sanctificabisq. et pectusculum consecratum
Levit. 7-30 Tenebit manibus adipem hostiæ et pectusculum

Levit. -31 Pectusculum a. erit Aaron et filiorum ejus
-34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël
8-29 Tulitque pectusculum, elevans illud coram Domino
10-14 Pectusculum quoque quod oblatum est
Num. 6-20 Sicut pectusculum, quod separari jussum est
18-18 Sicut pectusculum consecratum et armus

PECULIARIS, E.

Deut. 7- 6 Ut sis ei populus peculiaris de cunctis pop.
14- 2 Te elegit ut sis ei in populum peculiarem
26-18 Elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris
Judith. 15-14 Quæ Holofernis peculiaria fuisse probata

PECULIUM.

Exod. 19- 5 Eritis mihi in peculium de cunctis populis
1 *Par.* 29- 3 Quæ obtuli in domum Dei mei de peculio
Malac. 3-17 Et erunt mihi, ait Dominus exercituum, in die, qua ego facio, in peculium

PECUNIA.

Gen. 23- 9 Pecunia digna tradat eam mihi coram vobis
-13 Dabo pecuniam pro agro : suscipe eam
-16 Quod cum audisset Abraham, appendit pecuniam
42-25 Reponerent pecunias singulorum in sacculis
-27 Contemplatus pecuniam in ore sacculi
-28 Reddita est mihi pecunia, en habetur in sacco
-35 Repererunt in ore saccor. ligatas pecunias
43-12 Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum
-15 Tulerunt ergo viri munera et pecuniam duplicem
-18 Propter pecuniam, quam retulimus prius
-21 Et invenimus pecuniam in ore saccorum
-23 Nam pecuniam, quam dedistis mihi, probatam ego habeo
44- 1 Et pone pecuniam singulorum in summitate
45-23 Tantumdem pecuniæ et vestium mittens patri suo
47-14 E quibus omnem pecuniam congregavit
-15 Quare morimur coram te, deficiente pecunia
-18 Deficiente pecunia, pecora simul defecerunt
Exod. 21-11 Non fecerit, egredietur gratis absque pecunia
-21 Non subjacebit pœnæ, quia pecunia illius est
22- 7 Si quis commendaverit amico pecuniam
-17 Reddet pecuniam juxta modum dotis
-25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo
30-16 Susceptamque pecuniam, quæ collata est a filiis Israël, trades in usus tabernaculi
Levit. 25-37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram
-50 Et pecunia, qua venditus fuerat...supputata
27-18 Supputabit sacerdos pecuniam juxta annorum, qui reliqui sunt, numerum
-19 Addet quintam partem æstimatæ pecuniæ
Num. 3-48 Dabisque pecuniam Aaron et filiis ejus
-49 Tulit igitur Moyses pecuniam eorum
Deut. 2- 6 Cibos emetis ab eis pecunia, et comedetis
-28 Aquam pecunia tribue, et sic bibemus
14-26 Emes ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit
21-14 Eam liberam, nec vendere poteris pecunia
23-19 Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam
Judic. 16-18 Qui ascenderunt, assumpta pecunia
3 *Reg.* 21- 6 Et dixit ei : Da mihi vineam tuam, accepta pecunia
-15 Qui noluit... dare eam, accepta pecunia
4 *Reg.* 12- 4 Omnem pecuniam sanctorum, quæ illata
- 7 Nolite ergo amplius accipere pecuniam
- 8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra accipere pecuniam a populo
- 9 Mittebantque in eo sacerdotes, qui custodiebant ostia, omnem pecuniam
-10 Cumque viderent nimiam pecuniam esse
Effundebantque et numerabant pecuniam
-13 Non fiebant ex eadem pecunia hydriæ templi
De pecunia, quæ inferebatur in templum
-15 Qui accipiebant pecuniam ut distribuerent
-16 Pecuniam vero pro delicto, et pecuniam pro peccatis, non inferebant in templum
22- 4 Ut confletur pecunia, quæ illata est in templ.
- 9 Et ait : Conflaverunt servi tui pecuniam
2 *Par.* 24- 5 Et colligite de universo Israël pecuniam
- 6 Ut cogeres Levitas inferre de Juda et de Jerusalem pecuniam
-11 Videbant enim multam pecuniam
Effundebantque pecuniam, quæ erat in arca
Et congregata est infinita pecunia
-14 Detulerunt coram rege et Joïada reliquam partem pecuniæ
2 *Par.* 24-27 Ac summa pecuniæ, quæ adunata fuerat sub eo
34- 9 Acceptamque ab eo pecuniam, quæ illata fuerat
-14 Cumq. efferrent pecuniam, quæ illata fuerat
1 *Esdr.* 3- 7 Dederunt a. pecunias latomis et cæmentariis
7-17 Et studiose eme de hac pecunia vitulos
2 *Esdr.* 5- 4 Mutuo sumamus pecunias in tributa regis
-10 Commodavimus plurimis pecuniam et frumentum
-11 Quin potius et centesimam pecuniæ... date
-15 Et acceperunt ab eis, in pane, et vino, et pecunia, quotidie siclos quadraginta
Tobiæ. 5- 2 Quomodo aut. pecuniam hanc requiram
-24 Nunquam fuisset ipsa pecunia, pro qua misisti eum
9- 3 Et recipias ab eo pecuniam, et roges eum
- 6 Et recepit ab eo omnem pecuniam
10- 2 Mortuus est, et nemo reddet illi pecuniam
-10 In camelis, et in vaccis, et in pecunia multa
11-18 Et pecora, et cameli, et pecunia multa uxoris
Sed et illa pecunia, quam receperat a Gabelo
12- 3 Pecuniam a Gabelo ipse recepit
Job. 31-39 Si fructus ejus comedi absque pecunia
Psal. 14- 5 Qui pecuniam suam non dedit ad usuram
Prov. 2- 4 Si quæsieris eam quasi pecuniam
7-20 Sacculum pecuniæ secum tulit
8-10 Accipite disciplinam meam, et non pecuniam
Eccle. 5- 9 Avarus non implebitur pecunia
7-13 Sicut enim protegit sapientia, sic protegit pecunia
10-19 Et pecuniæ obediunt omnia
Eccli. 7-20 Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem
10-10 Nihil est iniquius quam amare pecuniam
29- 8 Sin autem, fraudabit illum pecunia sua
-13 Perde pecuniam propter fratrem et amicum
31- 8 Nec speravit in pecunia et thesauris
46-22 Et pecunias... ab omni carne non accepit
Jerem. 32-44 Agri ementur pecunia, et scribentur in libro
Thren. 5- 4 Aquam nostram pecunia bibimus
Baruc. 1- 6 Collegerunt pecuniam secundum quod potuit uniuscujusque manus
-10 Et dixerunt : Ecce misimus ad vos pecunias
Mich. 3-11 Et prophetæ ejus in pecunia divinabant
1 *Mac.* 3-29 Et vidit quod defecit pecunia de thesauris
8-26 Neque subministrabunt triticum, arma, pecuniam
-28 Non dabitur triticum, arma, pecunia, naves
14-32 Et erogavit pecunias multas, et armavit viros
2 *Mac.* 1-14 Ut acciperet pecunias multas dotis nomine
3- 6 Et nuntiavit ei, pecuniis innumerabilibus plenum esse ærarium Jerosolymis
- 7 Cumque retulisset ad regem Apollonius de pecuniis, quæ delatæ erant
Ut prædictam pecuniam transportaret
- 9 Narravit de dato indicio pecuniarum
4- 1 Simon autem prædictus pecuniarum et patriæ delator
-23 Misit Jason Menelaüm, supradicti Simonis fratrem, portantem pecunias regi
-27 De pecuniis vero regi promissis, nihil agebat
-45 Promisit Ptolemæo multas pecunias dare
8-25 Pecuniis vero eorum, qui ad emptionem ipsorum venerant, sublatis
10-20 Cupiditate ducti, a quibusdam, qui in turribus erant, suasi sunt pecunia
-21 Accusavit quod pecunia fratres vendidissent
11- 3 Templum vero in pecuniæ quæstum... habiturum
Matth. 10- 9 Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris
25-18 Et abscondit pecuniam domini sui
-27 Oportuit ergo te committere pecuniam m.
28-12 Pecuniam copiosam dederunt militibus
-15 At illi, accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti
Marc. 10-23 Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt!
-24 Filioli, quam difficile est, confidentes in pecuniis, in regnum Dei introire!
14-11 Et promiserunt ei pecuniam se daturos
Luc. 9- 3 Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuniam
18-24 Dixit : Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt!
19-15 Jussit vocari servos, quibus dedit pecuniam
-23 Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam?
22- 5 Gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare
Act. 8-18 Daretur Spiritus sanctus, obtulit eis pecuniam
-20 Pecunia tua tecum sit in perditionem
Donum Dei existimasti pecunia possideri
Act. 19-19 Invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium
23-25 Timuit enim ne... calumniam sustineret, tanquam accepturus pecuniam
24-26 Et sperans, quod pecunia ei daretur a Paulo

PECUS, PECORIS *et* PECUDIS.

Gen. 7-23 Et delevit... ab homine usque ad pecus
8-20 Et tollens de cunctis pecoribus et volucribus
9-10 Tam in volucribus quam in jumentis et pecudibus terræ
29- 2 Nam ex illo adaquabantur pecora
- 8 Donec omnia pecora congregentur
30-31 Iterum pascam, et custodiam pecora tua
34- 5 Absentibus filiis, et in pastu pecorum occupatis
-23 Substantia eorum, et pecora...nostra erunt
36- 6 Tulit a. Esaü... et substantiam, et pecora
37-14 Ait ei : Vade, et vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos, et pecora
46-32 Pecora sua et armenta...adduxerunt secum
47- 6 Constitue illos magistros pecorum meorum
-16 Quibus ille respondit : Adducite pecora
-17 Sustentavitque eos illo anno pro commutatione pecorum
-18 Deficiente pecunia, pecora simul defecerunt
Exod. 11- 7 Non mutiet canis ab homine usque ad pecus
12-12 Percutiamque omne primogenitum in terra Ægypti, ab homine usque ad pecus
13-12 Et quod primitivum est in pecoribus tuis
Levit. 1- 2 Qui obtulerit ex vobis hostiam Domino de pecoribus
-10 Quod si de pecoribus oblatio est, de ovibus
4-32 Sin autem de pecoribus obtulerit victimam
5- 7 Sin autem non potuerit offerre pecus
7-26 Tam de avibus quam de pecoribus
11- 3 Omne quod habet divisam ungulam, et ruminat in pecoribus, comedetis
18-23 Cum omni pecore non coibis, nec maculaberis
20-15 Qui cum jumento et pecore coïerit, morte moriatur : pecus quoque occidite
-25 Ne polluatis animas vestras in pecore
25- 7 Jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur, præbebunt cibum
26-22 Immittamque in vos bestias agri, quæ consumant vos et pecora vestra
Num. 3-13 In Israël ab homine usque ad pecus
-41 Et pecora eorum pro universis primogenitis pecorum filiorum Israël
-45 Et pecora Levitarum pro pecoribus eorum
18-15 Sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit
20-19 Et si biberimus aquas tuas nos et pecora
31- 9 Ceperuntque mulieres eorum, et parvulos, omniaque pecora
-26 Quæ capta sunt, ab homine usque ad pecus
32- 1 Filii autem Ruben et Gad habebant pecora
-26 Mulieres, et pecora, ac jumenta relinquemus
36 Et caulas (*extruxerunt*) pecoribus suis
35- 3 Et suburbana sint pecoribus ac jumentis
Deut. 3-19 Novi enim quod plura habeatis pecora
12-17 Primogenita armentorum et pecorum
-21 Occides de armentis et pecoribus, quæ habueris
13-15 Et delebis eam, ac omnia quæ in illa sunt, usque ad pecora
Josue. 14- 4 Ad alenda jumenta et pecora sua
1 *Reg.* 25-11 Tollam ergo panes meos, et aquas meas, et carnes pecorum quæ occidi
4 *Reg.* 3- 4 Porro Mesa rex Moab nutriebat pecora multa
2 *Par.* 14-15 Tulerunt pecorum infinitam multitudinem
17-11 Arabes quoque adducebant pecora
26-10 Eo quod haberet multa pecora
32-28 Caulasque pecorum, (-29) et urbes ædificavit sibi
35- 7 De gregibus, et reliqui pecoris triginta millia
- 8 Pecora commixtim duo millia sexcenta
- 9 Ad celebrandum Phase quinque millia pecorum
1 *Esdr.* 1- 4 Adjuvent eum viri de... substantia et pecoribus
2 *Esdr.* 10-36 Primitiva filiorum nostrorum et pecorum
Tobiæ. 10-10 In pueris, in puellis, in pecudibus, in camelis
11-18 Et omnis familia sana, et pecora, et cameli
Judith. 11-11 Denique hoc ordinant, ut interficiant pecora sua
15- 8 Ita ut non esset numerus in pecoribus et jumentis
Psal. 8- 8 Boves universas : insuper et pecora campi
134- 8 Qui percussit primogenita Ægypti, ab homine usque ad pecus

Psal. 148-10 Bestiæ et universa pecora : serpentes et volucres
Prov. 27-23 Diligenter agnosce vultum pecoris tui
Eccli. 7-24 Pecora tibi sunt? attende illis : et si sunt utilia
40- 8 Cum omni carne, ab homine usque ad pecus
43-27 Varia bestiar. genera et omnium pecorum
Isai. 7-25 Et erit... et in conculcationem pecoris
60- 7 Omne pecus Cedar congregabitur tibi
61- 5 Et stabunt alieni, et pascent pecora vestra
66- 3 Qui mactat pecus, quasi qui excerebret canem
Jerem. 9-10 A volucre cœli usque ad pecora transmigraverunt
13-20 Ubi est grex, qui datus est tibi, pecus inclytum tuum?
31-12 Et confluent ad bona Domini, super... oleo, et fœtu pecorum et armentorum
33-10 Et absque habitatore, et absque pecore
50- 3 Et non erit qui habitet in ea ab homine usque ad pecus
51-62 Ne sit qui in eo habitet, ab homine usque ad pecus
Baruc. 3-32 Et replevit eam pecudibus et quadrupedibus
Ezech. 14-21 Ut interficiam de ea hominem et pecus
24- 5 Pinguissimum pecus assume, compone
25- 5 Daboque..filios Ammon in cubile pecorum
34-17 Ecce ego judico inter pecus et pecus, arietum
-20 Judico inter pecus pingue et macilentum
-21 Ventilabitis omnia infirma pecora
-22 Et judicabo inter pecus et pecus
43-25 Et vitulum de armento, et arietem de pecoribus, immaculatos offerent
44-31 Et captum a bestia, de avibus et de pecoribus, non comedent sacerdotes
Dan. 3-81 Benedicite, omn. bestiæ, et pecora, Domino
Joel. 1-18 Sed et greges pecorum disperierunt
Jonæ. 3- 7 Et boves et pecora non gustent quidquam
Mich. 2-12 Ponam illum... quasi pecus in medio caularum
5- 8 Et quasi catulus leonis in gregibus pecorum
Habac. 3-17 Abscindetur de ovili pecus : et non erit armentum
Soph. 1- 3 Congregans hominem et pecus
2- 6 Requies pastorum, et caulæ pecorum
Zach. 11- 4 Hæc dicit Dominus Deus meus : Pasce pecora occisionis
- 7 Et pascam pecus occisionis propter hoc
1 Mac. 1-34 Et natos et pecora possederunt
-50 Et jussit... immolari carnes suillas, et pecora communia
2-30 Sederunt ibi... mulieres eor., et pecora eor.
-38 Et mortui sunt ipsi... et pecora eorum
10-33 A tributis solvantur, etiam pecorum suor.
12-23 Pecora nostra, et possessiones nostræ, vestræ sunt
Joan. 4-12 Et ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora ejus
1 Cor. 15-39 Sed alia quidem hominum, alia vero pecorum
2 Petr. 2-12 Hi vero velut irrationabilia pecora

PEDALIS.

Jerem. 51-13 Venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ

PEDES.

Exod. 12-37 Sexcenta fere millia peditum virorum
Num. 11-21 Sexcenta millia peditum hujus populi sunt
Judic. 20- 2 Quadraginta millia peditum pugnatorum
1 Reg. 4-10 Et ceciderunt de Israel triginta millia peditum
15- 4 Et recensuit eos quasi agnos : ducenta millia peditum
2 Reg. 8- 4 Et captis David... viginti millibus peditum
10- 6 Et conduxerunt... viginti millia peditum
15-18 Viri, qui secuti eum fuerant, de Geth pedites
3 Reg. 20-29 Percusseruntque filii Israel de Syris centum millia peditum in die una
4 Reg. 13- 7 Et decem currus, et decem millia peditum
1 Par. 18- 4 Cepit... ac viginti millia virorum peditum
19-18 Et interfecit David de Syris septem millia curruum, et quadraginta millia peditum
Judith. 2- 7 Centum viginti millia peditum pugnatorum
7- 2 Erant autem pedites bellatorum centum viginti millia
Eccli. 16-11 Et sicut sexcenta millia peditum, qui congregati sunt in duritia cordis sui
46-10 A numero sexcentorum millium peditum
Jerem. 12- 5 Si cum peditibus currens laborasti
1 Mac. 6-30 Centum millia peditum, et viginti millia equitum
15-38 Et exercitum peditum et equitum dedit illi
16- 5 Et ecce exercitus copiosus in obviam illis peditum et equitum
- 7 Et divisit populum et equites in medio peditum
2 Mac. 11- 4 Mente effrenatus in multitudine peditum
-11 Prostraverunt ex eis undecim millia peditum
12-20 Adversus Timotheum processit, habentem secum centum viginti millia peditum
-33 Exivit autem cum peditibus tribus millibus
13- 2 Habentem peditum centum decem millia

PEDESTRIS.

Matth. 14-13 Secutæ sunt eum pedestres de civitatibus
Marc. 6-33 Et pedestres de omnibus civitatibus concurrerunt illuc

PEDICA.

Job. 18-10 Abscondita est in terra pedica ejus, et decipula
Jerem. 5-26 Ponentes et pedicas ad capiendos viros

PEDISSEQUUS, A.

1 Reg. 25-42 Quinque puellæ ierunt cum ea, pedissequæ
3 Reg. 20-14 Per pedissequos principum provinciarum
Esth. 2- 9 Tam ipsam quam pedissequas ejus ornaret

PEJERO.

Levit. 6- 3 Et inficians insuper pejeraverit
Josue. 9-20 Ira Domini concitetur, si pejeraverimus
Sap. 14-28 Aut vivunt injuste, aut pejerant cito

PEJOR, PEJUS.

Levit. 27-10 Nec melius malo, nec pejus bono
Judic. 2-19 Multo faciebant pejora quam fecerant pat.
2 Reg. 19- 7 Et pejus erit hoc tibi, quam omnia mala
Jerem. 7-26 Et pejus operati sunt quam patres eorum
16-12 Sed et vos pejus operati estis quam patres
Matth. 9-16 A vestimento, et pejor scissura fit
12-45 Novissima hominis illius pejora prioribus
27-64 Et erit novissimus error pejor priore
Luc. 11-26 Novissima hominis illius pejora prioribus
2 Tim. 3-13 Et seductores proficient in pejus

PELAGUS.

Jonæ. 2- 6 Pelagus operuit caput meum
2 Mac. 5-21 Pelagus vero ad iter agendum deducturum
Act. 27- 5 Et pelagus Ciliciæ et Pamphyliæ navigantes

PELLICANUS.

Psal. 101- 7 Similis factus sum pellicano solitudinis

PELLICATUS.

Levit. 18-18 Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius non accipies

PELLICEA.

Gen. 3-21 Fecit... Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas
Levit. 13-59 Omnisque supellectilis pelliceæ
1 Reg. 5- 9 Et fecerunt sibi sedes pelliceas
4 Reg. 1- 8 Vir pilosus, et zona pellicea accinctus
Matth. 3- 4 Et zonam pelliceam circa lumbos suos
Marc. 1- 6 Et zona pellicea circa lumbos ejus

PELLICIO.

2 Petr. 2-14 Pellicientes animas instabiles
-18 Pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos

PELLICULÆ.

Gen. 27-16 Pelliculasq. hœdorum circumdedit manibus

PELLIS.

Gen. 25-25 Rufus erat, et totus in morem pellis hispidus
Exod. 25- 5 Et pelles arietum rubricatas
Pellesque janthinas, et ligna setim
26-14 De pellibus arietum rubricatis
Aliud operimentum de janthinis pellibus
35- 7 Pellesque arietum rubricatas et janthinas
-23 Pilos caprarum, pelles arietum rubricatas
36-19 Opertorium tabernaculi de pellibus arietum
Desuper velamentum de pellibus janthinis
39-33 Opertorium de pellibus arietum rubricatis
Aliud operimentum de janthinis pellibus
Levit. 1- 6 Detractaque pelle hostiæ, artus in frusta concident
4-11 Pellem vero et omnes carnes, cum capite
7- 8 Qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus
8-17 Vitulum cum pelle et carnibus et fimo cremans
9-11 Et pellem ejus extra castra combussit igni
11-32 Tam vas ligneum et vestiment. quam pelles
13-48 In stamine atq. subtegmine, aut certe pellis
Vel quidquid ex pelle confectum est
15-17 Vestem et pellem, quam habuerit, lavabit
16-27 Comburent igni tam pelles quam carnes
Num. 4- 6 Operient rursum velamine janthinarum pellium
- 8 Operient velamento janthinarum pellium
4-10 Ponent operimentum janthinarum pellium
-11 Desuper operimentum janthinarum pellium
-12 Desuper operimentum janthinarum pellium
-14 Operient simul velamine janthinar. pellium
19- 5 Tam pelle et carnibus ejus quam sanguine
31-20 De caprarum pellibus, et pilis, et ligno, expiabitur
1 Reg. 19-13 Et pellem pilosam caprarum posuit ad caput
-16 Et pellis caprarum ad caput ejus
2 Reg. 7- 2 Et arca Dei posita sit in medio pellium
1 Par. 17- 1 Arca autem fœderis Dom. sub pellibus est
2 Par. 29-34 Ut pelles holocaustorum detraherent
35-11 Et Levitæ detraxerunt pelles holocaustorum
Job. 2- 4 Pellem pro pelle, et cuncta quæ habet homo
10-11 Pelle et carnibus vestisti me
19-20 Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os
-26 Et rursum circumdabor pelle mea
40-26 Numquid implebis sagenas pelle ejus?
Psal. 103- 2 Extendens cœlum sicut pellem
Cant. 1- 4 Sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis
Isai. 54- 2 Et pelles tabernaculorum tuorum extende
Jerem. 4-20 Vastata sunt tabernacula mea, subito pelles meæ
10-20 Non est qui... erigat pelles meas
13-23 Si mutare potest Æthiops pellem suam
49-29 Pelles eorum et omnia vasa... tollent sibi
Thren. 3- 4 Vetustam fecit pellem meam et carnem
5-10 Pellis nostra quasi clibanus exusta est
Mich. 3- 2 Qui violenter tollitis pelles eorum desuper
- 3 Et pellem eorum desuper excoriaverunt
Habac. 3- 7 Turbabuntur pelles terræ Madian
Hebr. 11-37 Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis

PELTA.

3 Reg. 10-17 Et trecentas peltas ex auro probato
Trecentæ minæ auri unam peltam vestiebant
2 Par. 23- 9 Deditque Joïada... et peltas regis David

PELUSIUM.

Erat Pelusium urbs Ægypti ad Orientale Nili ostium munitissima, et portum habens amplum et securum, ideoque navibus frequentissimum.

Ezech. 30-15 Indignationem meam super Pelusium
-16 Quasi parturiens dolebit Pelusium

PELVIS.

Jerem. 52-19 Urceos, et pelves, et candelabra
Joan. 13- 5 Mittit aquam in pelvim, et cœpit lavare

PENDEO.

Gen. 44-30 Cum anima illius ex hujus anima pendeat
Exod. 26-13 Et cubitus ex una parte pendebit
30- 6 Velum quod ante arcam pendet testimonii
38-26 Et introitus ubi velum pendet
39-17 E quibus penderent duæ catenæ aureæ
40-35 Si pendebat desuper, manebant in eodem loco
Num. 4- 5 Deponent velum quod pendet ante fores
-25 Tentoriumque quod pendet in introitu
Deut. 21-23 Maledictus a Deo est qui pendet in ligno
28-66 Et erit vita tua quasi pendens ante te
2 Reg. 18-10 Vidi Absalom pendere de quercu
Judith. 8-21 Et ex vobis pendet anima illorum
10- 4 Non ex libidine, sed ex virtute pendebat
13- 8 Et pugionem ejus, qui in ea ligatus pendebat, exolvit
Esth. 1- 6 Et pendebant ex omni parte tentoria
3-15 Statimque in Susan pependit edictum
4- 8 Exemplar quoque edicti, quod pendebat in Susan, dedit ei
8-14 Et edictum regis pependit in Susan
9-14 Statimque in Susan pependit edictum
16-18 Et omnis cognatio ejus pendet in patibulis
Cant. 4- 4 Mille clypei pendent ex ea
Isai. 3-21 Et annulos, et gemmas in fronte pendentes
22-25 Et cadet, et peribit quod pependerat in eo
Osee. 11- 7 Populus meus pendebit ad reditum meum
Matth. 22-40 In his duob. mandatis universa lex pendet
Luc. 23-39 Unus autem de his, qui pendebant, latronibus, blasphemabat
Act. 28- 4 Ut vero viderunt barbari pendentem bestiam
Galat. 3-13 Maledictus omnis qui pendet in ligno

PENE.

Josue. 9-13 Longioris viæ trita sunt et pene consumpta
10-20 Usque ad internecionem pene consumptis
Esth. 15-18 Rursus corruit, et pene exanimata est
Psal. 72- 2 Mei autem pene moti sunt pedes
Pene effusi sunt gressus mei
Prov. 5-14 Pene fui in omni malo, in medio ecclesiæ
Ezech. 16-47 Pene sceleratiora fecisti illis in omnib. viis t.

Luc. 5- 7 Et impleverunt... ita ut pene mergerentur
Act. 13-44 Pene universa civitas convenit audire verb.
19-26 Non solum Ephesi, sed pene totius Asiæ
Hebr. 9-22 Et omnia pene in sanguine secundum legem mundantur

PENES.

Tobiæ. 5- 3 Chyrographum quid. illius penes me habeo
Prov. 2- 1 Et mandata mea absconderis penes te
Eccli. 7- 5 Et penes regem noli velle videri sapiens
12-12 Non statuas illum penes te, nec sedeat
Amos. 6-10 Numquid adhuc est penes te ?
Rom. 14-22 Penes temetipsum habe coram Deo

PENETRABILIOR.

Hebr. 4-12 Efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti

PENETRALIA.

Psal. 104-30 Edidit terra eorum ranas in penetralibus regum ipsorum
Amos. 3- 9 Et calumniam patientes in penetralibus ejus
6-10 Et dicet ei, qui in penetralibus domus est
Matth. 24-26 Ecce in penetralibus, nolite credere

PENETRO.

Esth. 9- 2 Magnitudinis eorum formido penetrarat
Prov. 5- 5 Et ad inferos gressus illius penetrant
7-27 Viæ inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis
Eccli. 24- 8 Circuivi sola, et profundum abyssi penetravi
-45 Penetrabo omnes inferiores partes terræ
35-21 Oratio humiliantis se, nubes penetrabit
Isai. 54- 3 Ad dexteram enim et ad lævam penetrabis
2 Mac. 11- 9 Et muros ferreos parati penetrare
2 Tim. 3- 6 Ex his enim sunt, qui penetrant domos
Hebr. 4-14 Habentes ergo Pontificem magnum, qui penetravit cœlos, Jesum Filium Dei

PENITUS.

Levit. 5- 8 Ita ut collo hæreat, et non penitus abrumpatur
26-44 In terra hostili, non penitus abjeci eos
Deut. 4-12 Audistis, et formam penitus non vidistis
7-23 Et interficiet illos, donec penitus deleantur
Judic. 18- 7 Nullo ei penitus resistente
-28 Nullo penitus ferente præsidium
1 Reg. 1-13 Et vox penitus non audiebatur
2-33 Verumtamen non auferam penitus virum ex te
20-39 Et quid ageretur, penitus ignorabat
2 Reg. 14-14 Cogitans ne penitus pereat qui abjectus est
15-11 Simplici corde, et causam penitus ignorantes
3 Reg. 18- 5 Et non penitus jumenta intereant
4 Reg. 5-16 Cumque vim faceret, penitus non acquievit
13-23 Et noluit disperdere eos, neque projicere penitus, usque in præsens tempus
2 Par. 12-12 Aversa est ab eis ira Domini, nec deleti sunt penitus
31- 1 Donec penitus everterent
Esth. 16-15 Nos autem... in nulla penitus culpa reperimus
Job. 30- 8 Et in terra penitus non parentes
Prov. 30-18 Tria sunt difficilia mihi, et quartum penitus ignoro
Isai. 2-18 Et idola penitus conterentur
Jerem. 39-10 Et de plebe pauperum, qui nihil penitus habebant
44-27 Gladio et fame donec penitus consumantur

PENNA.

2 Reg. 22-11 Et volavit : et lapsus est super pennas venti
Job. 39-13 Penna struthionis similis est pennis herodii
Psal. 17-11 Et volavit : volavit super pennas ventorum
54- 7 Quis dabit mihi pennas sicut columbæ ?
67-14 Pennæ columbæ deargentatæ, et posteriora
90- 4 Obumbrabit tibi : et sub pennis ejus sperabis
103- 3 Qui ambulas super pennas ventorum
138- 9 Si sumpsero pennas meas diluculo
Prov. 23- 5 Quia facient sibi pennas quasi aquilæ, et volabunt
Eccle. 10-20 Et qui habet pennas, annuntiabit sententiam
Isai. 10-14 Et non fuit qui moveret pennam, et aperiret os
40-31 Assument pennas sicut aquilæ
Ezech. 1- 6 Quatuor facies uni, et quatuor pennæ uni
- 8 Et manus hominis sub pennis eorum
Et facies et pennas per quatuor partes habebant
- 9 Junctæque erant pennæ eorum alterius ad alterum
-11 Facies eor. et pennæ eorum extentæ desuper Duæ pennæ singulorum jungebantur
Ezech. 1-23 Sub firmamento autem pennæ eorum rectæ
-24 Cumque starent, demittebantur pennæ eor.
10- 8 Similitudo manus hominis subtus pennas
-12 Et pennæ, et circuli, plena erant oculis
Malac. 4- 2 Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol justitiæ, et sanitas in pennis ejus
Luc. 13-34 Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum avis nidum suum sub pennis

PENNATUS, ATA.

Psal. 77-27 Pluit...sicut arenam maris volatilia pennata
148-10 Universa pecora : serpentes, et volucres pennatæ
Prov. 1-17 Frustra autem jacitur rete ante oculos pennatorum

PENNULA.

Levit. 5- 8 Retorquebit caput ejus ad pennulas
Deut. 14-19 Et omne quod reptat et pennulas habet

PENSITATIO.

2 Par. 21- 3 Deditque eis pater suus multa munera argenti et auri, et pensitationes

PENTACONTARCHI.

1 Mac. 3-55 Constituit Judas duces populi, tribunos, et centuriones, et pentacontarchos

PENTAPOLIS.

Quinque civitatum regio. Semel tantum hujus nominis in Scripturis mentio est, in Sapientia scilicet Salomonis. Regio est Syriæ ad Orientem Judææ; et a quinque civitatibus, Sodoma, Gomorrha, Adama, Seboim et Segor, quibus fuerat olim inclyta, appellata est, igne et sulphure eversa; de quo Gen. 13 *et* 19. *Ex versiculo* 21 *capitis* 19 *constat Segor non fuisse eversam.*

Sap. 10- 6 Descendente igne in Pentapolim

PENTECOSTE.

2 Mac. 12-32 Post Pentecosten abierunt contra Gorgiam
Act. 2- 1 Et cum complerentur dies Pentecostes
20-16 Ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis
1 Cor. 16- 8 Permanebo a. Ephesi usque ad Pentecosten

PENULA.

2 Tim. 4-13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum

PENURIA.

Exod. 17- 3 Sitivit ergo ibi populus præ aquæ penuria
Deut. 8- 3 Afflixit te penuria, et dedit tibi cibum manna
- 9 Ubi absq. ulla penuria comedes panem tuum
28-48 In fame, et siti, et nuditate, et omni penuria
-55 Eo quod nihil aliud habeat in obsidione et penuria
-57 Comedent e. eos clam propter rerum omnium penuriam in obsidione et vastitate
Judic. 18-10 Locum, in quo nullius rei est penuria
Prov. 28-27 Qui despicit deprecantem, sustinebit penuriam
Malac. 3- 9 Et in penuria vos maledicti estis
Marc. 12-44 Hæc vero de penuria sua omnia quæ habuit misit totum victum suum
Philip. 4-11 Non quasi propter penuriam dico
-12 Scio..et esurire, et abundare, et penuriam pati

PEPO.

Num. 11- 5 In mentem nobis veniunt cucumeres et pepones

PER.

Gen. 4- 1 Dicens : Possedi hominem per Deum
15- 1 Factus est sermo Domini ad Abram per visionem
-10 Qui tollens universa hæc, divisit ea per medium
21-23 Jura ergo per Deum, ne noceas mihi
22-16 Per memetipsum juravi, dicit Dominus
De cætero omittitur.

PERA.

1 Reg. 17-40 Et misit eos in peram pastoralem
-49 Et misit manum suam in peram, tulitque
4 Reg. 4-42 Deferens.. et frumentum novum in pera sua
Judith. 13-11 Et jussit ut mitteret illud in peram suam
-19 Et proferens de pera caput Holofernis
Matth. 10-10 Non peram in via, neque duas tunicas
Marc. 6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum : non peram, non panem
Luc. 9- 3 Nihil tuleritis in via... neque peram
10- 4 Nolite portare sacculum, neque peram
22-35 Quando misi vos sine sacculo et pera
Luc. 22-36 Qui habet sacculum, tollat ; similiter et peram

PERACTUS.

Act. 27- 9 Multo autem tempore peracto

PERAGRANS.

Ezech. 39-15 Et circuibunt peragrantes terram
2 Mac. 3- 8 Specie quidem quasi per Cœlesyriam e Phœnicen civitates esset peragraturus
Act. 19- 1 Ut Paulus, peragratis superioribus partibu

PERAMBULO.

Gen. 13-17 Surge, et perambula terram in longitudine
2 Reg. 24- 2 Perambula omnes tribus Israël a Dan usqu
Judith. 5-12 Ita ut... et isti pede sicco fundum mari perambulando transirent
Job. 1- 7 Circuivi terram, et perambulavi eam
2- 2 Ait : Circuivi terram, et perambulavi eam
22-14 Et circa cardines cœli perambulat
Psal. 8- 9 Pisces maris, qui perambulant semitas mari
67-22 Verumtamen Deus confringet... verticen capilli perambulantium in delictis suis
90- 6 (*Non timebis*) a negotio perambulante i tenebris
100- 2 Perambulabam in innocentia cordis mei
Sap. 14-31 Peccantium pœna perambulat semper injustorum prævaricationem
Baruc. 6-61 Et nubes, quibus cum imperatum fuerit a Deo perambulare universum orbem
Zach. 1-10 Isti sunt, quos misit Dominus ut perambulent terram
-11 Et dixerunt : Perambulavimus terram
6- 7 Dixit : Ite, perambulate terram : et perambulaverunt terram
1 Mac. 3- 8 Et perambulavit civitates Juda, et perdidit
-37 Et perambulabat superiores regiones
5-66 Movit castra... et perambulabat Samariam
6- 1 Antiochus perambulabat superiores region.
11-60 Et perambulabat trans flumen civitates
-62 Et perambulavit regionem usq. Damascum
12-32 Et perambulabat omnem regionem illam
15-41 Ut egressi perambularent viam Judææ
16-14 Simon autem perambulans civitates
2 Mac. 9-17 Et omnem locum terræ perambulaturum
Luc. 5-15 Perambulabat autem magis sermo de illo
19- 1 Et ingressus perambulabat Jericho
Act. 11-19 Perambulaverunt usq. Phœnicen et Cypr.
13- 6 Et cum perambulassent universam insulam
15-41 Perambulabat autem Syriam et Ciliciam
17- 1 Cum autem perambulassent Amphipolim
18-23 Perambulans ex ordine Galaticam regionem
20- 2 Cum autem perambulasset partes illas

PERANTIQUUS.

Josue. 9- 5 Calceamentaque perantiqua, quæ ad indicium vetustatis pittaciis consuta erant

PERCIPIO.

Judic. 5- 3 Audite, reges, auribus percipite, principes
Tobiæ. 14-15 Hæreditatem domus Raguëlis ipse percepit
Job. 13-17 Et ænigmata percipite auribus vestris
Psal. 5- 2 Verba mea auribus percipe, Dom., intellige
16- 1 Auribus percipe orationem meam
38-13 Auribus percipe lacrymas meas
48- 2 Auribus percipite, omnes qui habitatis orb.
53- 4 Auribus percipe verba oris mei
83- 9 Auribus percipe, Deus Jacob
85- 6 Auribus percipe, Domine, orationem meam
142- 1 Auribus percipe obsecrationem meam
Prov. 16-21 Et qui, dulcis eloquio, majora percipiet
Sap. 12- 7 Ut dignam perciperent peregrinationem puerorum
15-15 Neque nares ad percipiendum spiritum
Eccli. 33-19 Et rectores ecclesiæ, auribus percipite
38-25 Et qui minoratur actu, sapientiam percipiet
Isai. 1- 2 Audite, cœli, et auribus percipe, terra
-10 Percipite auribus legem Dei nostri, populus
28-23 Auribus percipite, et audite vocem meam
32- 9 Filiæ confidentes, percipite auribus eloquium meum
64- 4 Non audierunt, neque auribus perceperunt?
Jerem. 13-15 Audite, et auribus percipite. Nolite elevari
Baruc. 3- 9 Auribus percipe, ut scias prudentiam
Joel. 1- 2 Et auribus percipite, om. habitatores terræ
Marc. 10-17 Quid faciam, ut vitam æternam percipiam?
Act. 2-14 Notum sit, et auribus percipite verba mea
1 Cor. 2-14 Homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei
9-10 Et qui triturat, in spe fructus percipiendi
1 Tim. 4- 3 Prohibentium nubere, abstinere a cibis, quos Deus creavit ad percipiendum
- 4 Quod cum gratiarum actione percipitur
2 Tim. 2- 6 Oportet primum de fructibus percipere
1 Petr. 5- 4 Percipietis immarcessibilem gloriæ coron.
2 Petr. 2-13 Percipientes mercedem injustitiæ

PERCREBRESCO.

Judic 16- 2 Quod cum audissent Philisthiim, et percrebuisset apud eos intrasse urbem Samson
Ruth. 1-19 Velox apud cunctos fama percrebuit
2 Par. 31- 5 Quod cum percrebuisset in auribus multit.
Esth. 2- 8 Cumque percrebuisset regis imperium

PERCULSUS.

Sap. 17- 6 Et timore perculsi illius, quæ non videbatur, faciei
Ezech. 27-35 Omnes tempestate perculsi mutaverunt vultus

PERCUNCTOR.

Judith. 6-10 Percunctati sunt quid rerum esset

PERCURRO.

Sap. 5- 9 Transierunt omnia illa tanquam umbra, et tanquam nuntius percurrens
Habac. 2- 2 Ut percurrat qui legerit eum
Marc. 6-55 Et percurrentes universam regionem illam

PERCUSSIO.

2 Reg. 6- 8 Vocatum est nomen loci illius, Percussio Ozæ

PERCUSSOR.

Exod. 12-23 Non sinet percussorem ingredi domos vest.
22- 2 Percussor non erit reus sanguinis
Num. 35-18 Percussoris sanguine vindicabitur
-21 Percussor, homicidii reus erit
-24 Atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata
2 Par. 28-23 Immolavit diis Damasci victimas percussoribus suis
Isai. 14-29 Quon. comminuta est virga percussoris tui
1 Tim. 3- 3 Non violentum, non percussorem
Tit. 1- 7 Non percussorem, non turpis lucri cupidum

PERCUSSURA.

Levit. 14-54 Ista est lex omnis lepræ et percussuræ
Eccli. 27- 5 Sicut in percussura cribri remanebit pulvis
Isai. 30-26 Et percussuram plagæ ejus sanaverit
1 Mac. 15- 6 Et permitto tibi facere percussuram proprii numismatis in regione tua

PERCUTIO.

Gen. 8-21 Non igitur ultra percutiam omn. animam
14- 5 Percusseruntque Raphaim in Astarothcarnaim
- 7 Et percusserunt omnem regionem Amalecitarum
-15 Percussitque eos, et persecutus est eos
18-29 Ait : Non percutiam propter quadraginta
19-11 Eos, qui foris erant, percusserunt cæcitate
21-27 Percusseruntque ambo fœdus
32- 8 Dicens : Si venerit Esaü ad unam turmam, et percusserit eam
-11 Ne forte veniens percutiat matrem cum filiis
34-30 Illi congregati percutient me, et delebor
36-35 Qui percussit Madian in regione Moab
38-10 Et idcirco percussit eum Dominus
41- 6 Spicæ tenues et percussæ uredine oriebantur
-23 Et percussæ uredine, oriebantur e stipula
-27 Et septem spicæ tenues, et vento urente percussæ
Exod. 2-11 Viditque... virum Ægyptium percutientem quemdam de Hebræis fratribus suis
-12 Percussum Ægyptium abscondit sabulo
-13 Quare percutis proximum tuum ?
3-20 Et percutiam Ægyptum in cunctis mirabilibus meis
7-17 Ecce percutiam virga, quæ in manu mea est
-20 Et elevans virgam, percussit aquam fluminis
-25 Postquam percussit Dominus fluvium
8- 2 Ecce ego percutiam om. terminos tuos ranis
-16 Extende virgam tuam, et percute pulverem
-17 Virgam tenens : percussitq. pulverem terræ
9-15 Percutiam te et populum tuum peste
-25 Et percussit grando in omni terra Ægypti
Cunctamque herbam agri percussit grando
12-12 Percutiamque omne primogenitum in terra
-13 Quando percussero terram Ægypti
-23 Transibit e. Dominus percutiens Ægyptios
-27 Quando transivit super domos filiorum Israel in Ægypto, percutiens Ægyptios
-29 Percussit Dominus omne primogenitum
15- 6 Dextera tua, Domine, percussit inimicum
17- 5 Et virgam, qua percussisti fluvium, tolle
- 6 Percutiesque petram, et exibit ex ea aqua
19-22 Ad Dom., sanctificentur, ne percutiat eos
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere
-15 Qui percusserit patrem suum aut matrem
Exod. 21-18 Et percusserit alter proximum suum lapide
-19 Innocens erit qui percusserit
-20 Qui percusserit servum suum vel ancillam
-22 Et percusserit quis mulierem prægnantem
-26 Si percusserit quispiam oculum servi sui
-28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem
-31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit
22-24 Et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio
32-35 Percussit ergo Do. populum pro reatu vituli
Levit. 24-17 Qui percusserit, et occiderit hominem
-18 Qui percusserit animal, reddet vicarium
-21 Qui percusserit jumentum, reddet aliud
Qui percusserit hominem, punietur
26-24 Percutiam vos septies propter peccata vest.
Num. 3-13 Ex quo percussi primogenitos in terra Æg.
8-17 Ex die quo percussi omne primogenitum
11-33 Percussit eum plaga magna nimis
14-37 Mortui sunt atq. percussi in conspectu Do.
-45 Et percutiens eos atque concidens, persecutus est
16-49 Fuerunt a. qui percussi sunt, quatuordecim millia hominum, et septingenti
20-11 Percutiens virga bis silicem, egressæ sunt aquæ
21- 8 Qui percussus aspexerit eum, vivet
- 9 Quem cum percussi aspicerent, sanabantur
-24 A quo percussus est in ore gladii
-35 Percusserunt igitur et hunc cum filiis suis
22- 6 Si quo modo possim percutere et ejicere eum
-28 Quid feci tibi ? cur percutis me ?
-29 Utinam haberem gladium, ut te percuterem
24-17 Et percutiet duces Moab, vastabitq. omnes
25-17 Hostes vos sentiant Madianitæ, et percutite
-18 Quæ percussa est in die plagæ pro sacrilegio
31-16 Unde et percussus est populus ?
32- 4 Terra, quam percussit Dominus in conspectu filiorum Israel, regio uberrima est
33- 4 Et (*Ægyptiis*) sepelientibus primogenitos, quos percusserat Dominus
35-16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est : reus erit homicidii
-18 Si ligno percussus interierit
-21 Aut cum esset inimicus, manu percusserit
-27 Et percussus ab eo qui ultor est sanguinis
Deut. 1- 4 Postq. percussit Sehon regem Amorrhæor.
2-33 Percussimusque eum cum filiis suis
3- 3 Percussimusq. eos usque ad internecionem
4-46 Habitavit in Hesebon, quem percussit Moyses
7- 2 Percuties eas usque ad internecionem
13-15 Percuties habitatores urbis ill. in ore gladii
19- 4 Qui percusserit proximum suum nesciens
- 5 Amicum ejus percusserit, et occiderit
- 6 Et percutiat animam ejus, qui non est reus
-11 Surgensque percusserit illum, et mortuus fuerit
20-13 Percuties omne quod in ea generis masculini est
21- 6 Super vitulam, quæ in valle percussa est
27-24 Maledictus, qui clam percusserit proximum
-25 Ut percutiat animam sanguinis innocentis
28-22 Percutiat te Do. egestate, febri et frigore
-27 Percutiat te Dominus ulcere Ægypti
-28 Percutiat te Dominus amentia et cæcitate
-35 Percutiat te Dom. ulcere pessimo in genibus
29- 7 Percussimus eos, (-8) et tulimus terram eor.
-12 Quod hodie Do. Deus tuus percutit tecum
32-39 Ego vivere faciam : percutiam, et ego sanabo
33-11 Percute dorsa inimicorum ejus
Josue. 6-21 Et oves et asinos in ore gladii percusserunt
7- 5 Percussi sunt a viris urbis Haï, et corruerunt
8-21 Vidensq. Josuë..reversus percussit viros Haï
-24 Reversi filii Israël percusserunt civitatem
9-18 Et non percusserunt eos, eo quod jurassent
10-10 Et percussit usque Azeca et Maceda
-11 Quam quos gladio percusserant filii Israël
-26 Percussitque Josue, et interfecit eos
-28 Macedam cepit Josue, et percussit eam in ore gladii
-30 Percusseruntque urbem in ore gladii
-32 Et cepit eam...atque percussit in ore gladii
-33 Quem percussit Josue cum omni populo ej.
-35 Percussitque in ore gladii omnes animas
-37 Et percussit in ore gladii regem quoque ejus
-39 Atque om. per circuitum oppida percussit
-40 Percussit itaq. Josue om. terram montanam
11- 8 Qui percusserunt eos, et persecuti sunt
Ita percussit om., ut nullas dimitteret ex eis
-10 Cepit Asor et regem ejus percussit gladio
-11 Percussitque omnes animas, quæ ibidem morabantur
-12 Regesq. earum cepit, percussit atq. delevit
-17 Omnes reges eor. cepit. percussit, et occidit
12- 1 Hi sunt reges, quos percusserunt filii Israel
Josue. 12- 6 Moyses... et filii Israël percusserunt eos
- 7 Hi sunt reges terræ, quos percussit Josue
13-12 Percussitque eos Moyses, atque delevit
-21 Quem percussit Moyses cum principibus Madian
15-16 Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath-Sepher
19-47 Et percusserunt eam in ore gladii, et possederunt
20- 3 Quicumque animam percusserit nescius
- 5 Quia ignorans percussit proximum ejus
- 9 Ut fugeret ad eas qui animam nescius percussisset
24- 5 Percussi Ægyptum multis signis atq. port.
-25 Percussit ergo Josue in die illo fœdus
Judic. 1- 4 Percusserunt in Bezec decem millia viror.
- 5 Percusserunt Chananæum et Pherezæum
- 8 Ceperunt eam, et percusserunt in ore gladii
-10 Percussit Sesaï, et Ahiman, et Tholmai
-12 Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath-Sepher
-17 Et percusserunt simul Chananæum
-25 Percusserunt urbem in ore gladii
3-13 Abiitq. et percussit Israël, atq. possedit urb.
-22 Sed ita ut percusserat, reliquit in corpore
-29 Sed percusserunt Moabitas in tempore illo
-31 Qui percussit de Philisthiim sexcentos viros
4-21 Percussumque malleo defixit in cerebrum
5-26 Percussitque Sisaram quærens in capite vulneri locum
6-16 Et percuties Madian quasi unum virum
7-13 Cumque pervenisset ad tabernaculum, percussit illud, atque subvertit
8-11 Percussit castra hostium, qui securi erant
-33 Percusseruntq. cum Baal fœdus, ut esset eis
9-54 Evagina gladium tuum, et percute me
11-21 Qui percussit eum, et possedit omn. terram
-33 Percussitque ab Aroer usque dum venias in Mennith, viginti civitates
12- 4 Percusseruntque viri Galaad Ephraïm
14-19 Et percussit ibi triginta viros
15- 8 Percussitque eos ingenti plaga
-16 Delevi eos, et percussi mille viros
18-27 Et percusserunt eos in ore gladii
20-16 Ut capillum quoque possent percutere
-35 Percussitque eos Dominus in conspectu filiorum Israël
-37 Et percusserunt eam in ore gladii
-48 A viris usque ad jumenta, gladio percusserunt
21-10 Ite, et percutite habitatores Jabes Galaad
1 Reg. 4- 3 Quare percussit nos Dominus hodie coram Philisthiim ?
- 8 Hi sunt dii, qui percusserunt Ægyptum
5- 6 Percussit in secretiori parte natium Azotum
- 9 Et percutiebat viros uniuscujusque urbis
-12 Percutiebantur in secretiori parte natium
6- 6 Nonne postquam percussus est, tunc dimisit eos, et abierunt ?
-19 Percussit autem de viris Bethsamitibus
Et percussit de populo septuaginta viros
Eo quod Dominus percussisset plebem plaga magna
7-11 Persecuti sunt Philisthæos, et percusserunt eos
11-11 Et percussit Ammon, usque dum incalesceret dies
13- 3 Et percussit Jonathas stationem Philisthiin.
- 4 Percussit Saül stationem Philisthinorum
14-14 Et facta est plaga prima, qua percussit Jonathas
-31 Percusserunt ergo in die illa Philisthæos
-48 Congregatoque exercitu, percussit Amalec
15- 3 Nunc ergo vade, et percute Amalec, et demolire
- 7 Percussitque Saül Amalec, ab Hevila
16-23 David tollebat citharam, et percutiebat manu sua
17- 9 Si quiverit pugnare mecum, et percusserit
Si a. ego prævaluero, et percussero eum
-25 Virum ergo qui percusserit eum, ditabit
-26 Quid dabitur viro, qui percusserit Philisthæum hunc ?
-27 Hæc dabuntur viro, qui percusserit eum
-35 Et persequebar eos, et percutiebam
-46 Percutiam te, et auferam caput tuum a te
-49 Circumducens percussit Philisthæum in fronte
-50 Percussumque Philisthæum interfecit
-57 Percusso Philisthæo, tulit eum Abner
18- 6 Cum reverteretur percusso Philisthæo David
- 7 Percussit Saül mille, et David decem millia
-27 Percussit ex Philisthiim ducentos viros
19- 5 Percussit Philisthæum, et fecit Do. salutem

1 Reg. 19- 8 Percussitque eos plaga magna
20-33 Arripuit Saül lanceam ut percuteret eum
21- 9 Quem percussisti in valle Terebinthi
-11 Percussit Saül mille, et David decem millia
22-19 Percussit in ore gladii, viros et mulieres
23- 2 Num vadam, et percutiam Philisthæos istos
Vade, et percuties Philisthæos
- 5 Et percussit eos plaga magna
-18 Percussit ergo uterque fœdus coram Dom.
24- 6 Post hæc percussit cor suum David
25-38 Percussit Dominus Nabal, et mortuus est
26-10 Quia nisi Dominus percusserit eum
27- 9 Et percutiebat David omnem terram
29- 5 Percussit Saül in millibus suis
30- 1 Percusserant Siceleg, et succenderant eam
-17 Percussit eos David a vespere usque ad vesp.
31- 2 Et percusserunt Jonathan et Abinadab
- 4 Evagina gladium tuum, et percute me
2 Reg. 1-15 Qui percussit illum, et mortuus est
2-23 Percussit ergo eum Abner aversa hasta
-31 Servi a. David percusserunt de Benjamin
3-27 Percussit illum ibi in inguine, et mortuus est
4- 6 Percusserunt eum in inguine Rechab et Baana
- 7 Et percutientes interfecerunt eum
5- 3 Percussit cum eis rex David fœdus in Hebr.
- 8 Qui percussisset Jebusæum, et tetigisset
-20 In Baalpharasim, et percussit eos ibi
-24 Ut percutiat castra philisthiim
-25 Et percussit Philisthiim, de Gabaa
6- 7 Et percussit eum super temeritate
- 8 Eo quod percussisset Dominus Ozam
8- 1 Percussit David Philisthiim, et humiliavit
- 2 Percussit Moab, et mensus est
- 3 Et percussit David Adarezer filium Rohob
- 5 Percussit David de Syria viginti duo millia
- 9 Quod percussisset David omne robur Adarezer
-10 Quod expugnasset Adarezer, et percussisset
10-18 Et Sobach principem militiæ percussit
11-15 Et derelinquite eum, ut percussus intereat
-21 Quis percussit Abimelech filium Jerobaal ?
12- 9 Uriam Hethæum percussisti gladio
-15 Percussit quoque Dominus parvulum
13-28 Dixero, vobis : Percutite eum, et interficite
-30 Percussit Absalom omnes filios regis
14- 6 Et percussit alter alterum, et interfecit eum
- 7 Trade eum, qui percussit fratrem suum
15-14 Ne... et percutiat civitatem in ore gladii
17- 2 Et irruens super eum... percutiam eum
Percutiam regem desolatum
18-15 Et percutientes interfecerunt eum
20- 8 Levi motu egredi poterat, et percutere
-10 Qui percussit eum in latere
21- 2 Et voluit Saül percutere eos zelo
-16 Ense novo, nisus est percutere David
-17 Et percussum Philisthæum interfecit
-18 Tunc percussit Sobochai de Husati, Saph
-19 In quo percussit Adeodatus filius Saltus
-21 Percussit autem eum Jonathan filius Samaa
23-10 Ipse stetit, et percussit Philisthæos
-12 Tuitus est eum, percussitque Philisthæos
-20 Ipse percussit duos leones Moab
Et percussit leonem in media cisterna
24-10 Percussit autem cor David eum
-16 Et ait Angelo percutienti populum : Sufficit
3 Reg. 2-46 Qui egressus, percussit eum, et mortuus est
5-12 Et percusserunt ambo fœdus
8-21 Quod percussit cum patribus nostris
14-10 Percutiam de Jeroboam mingentem ad parietem
-14 Qui percutiet domum Jeroboam in hac die
-15 Et percutiet Dominus Deus Israël
15-20 Et percusserunt Ahion et Dan
-27 Et percussit eum in Gebbethon
-29 Percussit omnem domum Jeroboam
16-10 Irruens ergo Zambri percussit et occidit eum
-11 Percussit omnem domum Baasa
20-20 Et percussit unusquisque virum, qui contra se veniebat
-21 Rex Israel percussit equos et currus
Et percussit Syriam plaga magna
-29 Percusseruntque filii Israël de Syris
-35 Dixit... in sermone Domini : Percute me
At ille noluit percutere
-36 Ecce recedes a me, et percutiet te leo
Invenit eum leo, atque percussit
-37 Inveniens virum, dixit ad eum : Percute me
Qui percussit eum, et vulneravit
22-24 Et percussit Michæam in maxillam
-34 Casu percussit regem Israël inter pulmonem
4 Reg. 2- 8 Et percussit, aquas quæ divisæ sunt
-14 Percussit aquas, et non sunt divisæ
Percussitque aquas, et divisæ sunt
3-19 Et percutietis omnem civitatem munitam

4 Reg. 3-24 Porro consurgens Israël, percussit Moab
Venerunt igitur... et percusserunt Moab
-25 Civitas... et magna ex parte percussa
6-18 Percute, obsecro, gentem hanc cæcitate
Percussitque eos Dominus, ne viderent
-21 Numquid percutiam eos, pater mi ?
-22 At ille ait : Non percuties
Neque enim cœpisti eos gladio et arcu tuo, ut percutias
8-21 Percussitque Idumæos, qui eum circumdederant
9- 7 Et percuties domum Achab domini tui
-15 Quia percusserant eum Syri præliantem
-24 Et percussit Joram inter scapulas
-27 Et ait : Etiam hunc percutite in curru suo
Et percusserunt eum in ascensu Gaver
10- 9 Et interfeci eum, quis percussit omnes hos ?
-11 Percussit igit. Jehu omnes qui reliqui erant
-17 Et percussit omnes qui reliqui fuerant
-25 Ingredimini, et percutite eos, nullus evadat
Percusseruntque eos in ore gladii
-32 Percussitque eos Hazaël in universis finibus
12-20 Percusseruntque Joas in domo Mello
-21 Servi ejus percusserunt eum, et mortuus est
13-17 Percutiesque Syriam in Aphec
-18 Rursum dixit ei : Percute jaculo terram
Cum percussisset tribus vicibus, et stetisset
-19 Si percussisses quinquies aut sexies
Percussisses Syriam usq. ad consumptionem
Nunc autem tribus vicibus percuties eam
-25 Tribus vicibus percussit eum Joas
14- 5 Percussit servos suos, qui interfecerant reg.
- 7 Ipse percussit Edom in valle Salinarum
-10 Percutiens invaluisti super Edom
-12 Percussusque est Juda coram Israël
15- 5 Percussit autem Dominus regem
-10 Percussitque eum palam, et interfecit
-14 Et percussit Sellum filium Jabes in Samaria
-16 Tunc percussit Manahem Thapsam
-25 Et percussit eum in Samaria in turre
-30 Et percussit eum, et interfecit
17-35 Percusserat cum eis pactum, et mandaverat
-38 Pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci
18- 8 Ipse percussit Philisthæos usque ad Gazam
19-35 Angelus Domini, et percussit in castris Assyriorum
-37 Percusserunt eum gladio, fugeruntque
21-24 Percussit autem populus terræ omnes
23- 3 Et fœdus percussit coram Domino
25-21 Percussitque eos rex Babylonis, et interfecit
-25 Percusseruntq. Godoliam : qui et mortuus
1 Par. 1-46 Qui percussit Madian in terra Moab
4-41 Et percusserunt tabernacula eorum
-43 Percusserunt reliquias, quæ evadere potuerant
10- 2 Percusserunt Jonathan et Abinadab
11- 6 Qui percusserit Jebusæum in primis, erit princeps
-14 Cumque percussissent Philisthæos, dedit Dominus salutem
-22 Ipse percussit duos Ariel Moab
-23 Et ipse percussit virum Ægyptium
13-10 Et percussit eum, eo quod tetigisset arcam
14-11 Percussit eos ibi David, et dixit
-15 Deus ante te, ut percutiat castra Philisthiim
-16 Percussit castra Philisthinorum
15-13 Non eratis præsentes, percussit nos Domin.
18- 1 Ut percuteret David Philisthiim
- 2 Percuteretq. Moab, et fierent Moabitæ servi
- 3 Eo tempore percussit David etiam Adarezer
- 5 Percussit David viginti duo millia virorum
- 9 Percussisse videlicet David omnem exercit.
-10 Quod percussisset et expugnasset Adarezer
-12 Percussit Edom in valle Salinarum
20- 1 Quando Joab percussit Rabba, et destruxit
- 4 In quo percussit Sobochaï Husathites
- 5 Percussit Adeodatus filius Saltus Bethlehemites
- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa
21- 7 Displicuit autem Deo... et percussit Israël
-15 Misit... in Jerusalem, ut percuteret eam
Cumque percuteretur, vidit Dominus
Et imperavit Angelo, qui percutiebat
-17 Populus autem tuus non percutiatur
2 Par. 13-17 Percussit ergo eos Abia, et populus ejus
-20 Quem percussit Dominus, et mortuus est
14-14 Percusserunt civitates omnes per circuitum
18-23 Et percussit Michææ maxillam, et ait
-33 Et percuteret regem Israel inter cervicem
20-22 Ut pugnarent contra Judam, et percussi sunt
-37 Percussit Dominus opera tua
21- 9 Percussit Edom qui se circumdederat
-14 Ecce Dominus percutiet te plaga magna
-18 Percussit eum Dominus alvi languore

2 Par. 25-11 Percussitque filios Seïr decem millia
-19 Percussi Edom, et idcirco erigitur cor tuum
28- 5 Percussit eum, magnamque prædam cepit
Traditus est, et percussus plaga grandi
-17 Idumæi, et percusserunt multos ex Juda
32-21 Qui percussit omnem virum robustum
33-25 Cæsis iis, qui Amon percusserant
34-31 Percussit fœdus coram Domino
1 Esdr. 10- 3 Percutiamus fœdus cum Domino Deo nostr
2 Esdr. 6- 2 Veni, et percutiamus fœdus pariter
9- 8 Percussisti cum eo fœdus, ut dares ei terram
-38 Nos ipsi percutimus fœdus, et scribimus
Judith. 5-10 Percussit totam terram Ægypti plagis variis
6- 3 Cum percusserimus eos omnes
9-13 Et percuties eum ex labiis charitatis meæ
13-10 Et percussit bis in cervicem ejus
-19 Percussit illum Dominus Deus noster
16- 8 Nec filii Titan percusserunt eum
Esth. 9- 5 Itaque percusserunt Judæi inimicos suos
-18 Quinto decimo a. die percutere desierunt
Job. 1-15 Et pueros percusserunt gladio, et evasi ego
-17 Pueros percusserunt gladio, et ego fugi
2- 7 Satan... percussit Job ulcere pessimo
5-18 Percutit, et manus ejus sanabunt
16-11 Et exprobrantes percusserunt maxillam m.
26-12 Et prudentia ejus percussit superbum
34-26 Quasi impios percussit eos in loco videntium
Psal. 3- 8 Quoniam tu percussisti omnes adversantes
59- 2 Et percussit Idumæam in valle Salinarum
68-27 Quoniam quem tu percussisti, persecuti sunt
77-20 Quon. percussit petram, et fluxerunt aquæ
-51 Et percussit omne primogenitum in terra Ægypti
-66 Et percussit inimicos suos in posteriora
101- 5 Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum
104-33 Et percussit vineas eorum et ficulneas eor.
-36 Percussit omne primogenitum in terra eor.
134- 8 Qui percussit primogenita Ægypti ab hom.
-10 Qui percussit gentes multas : et occidit reges
135-10 Qui percussit Ægyptum cum primogenitis
-17 Qui percussit reges magnos
Prov. 17-26 Nec percutere principem, qui recta judicat
19-29 Et mallei percutientes stultorum corporibus
23-13 Si e. percusseris eum virga, non morietur
-14 Tu virga percuties eum
Cant. 5- 7 Percusserunt me, et vulneraverunt me
Sap. 19-16 Percussi sunt autem cæcitate
Eccli. 12-13 Quis miserebitur incantatori a serpente percusso ?
Isai. 1- 5 Super quo percutiam vos ultra, addentes
2-19 Cum surrexerit percutere terram
-21 Cum surrexerit percutere terram
5-25 Et percussit eum : et conturbati sunt montes
9-13 Et populus non est reversus ad percutientem se
10-20 Inniti super eo, qui percutit eos
-24 In virga percutiet te, et baculum s. levabit
11- 4 Et percutiet terram virga oris sui
-15 Et percutiet eum in septem rivis
19-22 Et percutiet Dominus Ægyptum plaga
27- 7 Numquid juxta plagam percutientis se percussit eum ?
-12 In die illa percutiet Dom. ab alveo fluminis
28-15 Percussimus fœdus cum morte
30-31 A voce enim Domini pavebit Assur virg percussus
37-36 Percussit in castris Assyriorum centum octoginta quinque millia
-38 Filii ejus percusserunt eum gladio
41- 7 Confortavit faber ærarius percutiens malleo
49-10 Neq. sitient, et non percutiet eos æstus et so
50- 6 Corpus meum dedi percutientibus
51- 9 Numquid non tu percussisti superbum ?
53- 4 Et nos putavimus eum quasi leprosum et percussum a Deo
- 8 Propter scelus popul mei percussi eum
57-17 Propter iniquitatem avaritiæ ejus iratus sum, et percussi eum
58- 4 Jejunatis, et percutitis pugno impie
60-10 In indignatione enim mea percussi te
Jerem. 2-30 Frustra percussi filios vestros
5- 3 Percussisti eos, et non doluerunt
- 6 Idcirco percussit eos leo de sylva, lupus
14-19 Quare ergo percussisti nos, ita ut nulla sit sanitas ?
18-18 Venite, et percutiamus eum lingua
20- 2 Et percussit Phassur Jeremiam prophetam
- 4 Traducet eos in Bab., et percutiet eos gladio
21- 6 Et percutiam habitatores civitatis hujus
- 7 Percutiet eos in ore gladii, et non flectetur
-13 Qui dicitis : Quis percutiet nos ?
26-23 Et adduxerunt eum ad regem Joakim, et percussit eum gladio
29-21 Et percutiet eos in oculis vestris
30-14 Plaga enim inimici percussi te castigatione

Jerem. 31-19 Postquam ostendisti mihi, percussi femur
33- 5 Quos percussi in furore meo, et in indignatione mea
34- 8 Postquam percussit rex Sedecias fœdus
-13 Ego percussi fœdus cum patribus vestris
37- 9 Sed et si percusseritis omnem exercitum
40-14 Baalis rex filiorum Ammon misit Ismahel filium Nathaniæ percutere animam tuam
-15 Et percutiam Ismahel filium Nathaniæ
41- 2 Et percusserunt Godoliam filium Ahicam
- 3 Et viros bellatores percussit Ismahel
- 9 Virorum, quos percussit propter Godoliam
-16 Postquam percussit Godoliam filium Ahicam
-18 Quia percusserat Ismahel filius Nathaniæ Godoliam
43-11 Veniensque percutiet terram Ægypti
46- 2 Quem percussit Nabuchodonosor rex Bab.
-13 Quod venturus esset Nabuchodonosor rex Babyl. et percussurus terram Ægypti
47- 1 Antequam percuteret Pharao Gazam
49-28 Quæ percussit Nabuchodonosor rex Babyl.
52-27 Et percussit eos rex Babyl., et interfecit eos
Thren. 2-21 In die furoris tui: percussisti, nec misertus es
3-30 Dabit percutienti se maxillam, saturabitur
-43 Operuisti in furore, et percussisti nos: occidisti
Ezech. 3-13 Et (*audivi post me*) vocem alarum animalium percutientium alteram ad alteram
6-11 Percute manum tuam, et allide pedem t.
7- 9 Et scietis quia ego sum Dominus percutiens
9- 5 Transite per civitatem sequentes eum, et percutite
- 7 Percutiebant eos, qui erant in civitate
21-14 Et percute manu ad manum, et duplicetur
25- 6 Pro eo quod plausisti manu, et percussisti
32-15 Quando percussero omnes habitatores ejus
37-26 Percutiam illis fœdus pacis, pactum sempit.
39- 3 Percutiam arcum tuum in manu sinistra t.
40- 1 Quarto decimo anno postquam percussa est civitas
Dan. 2-34 Percussit statuam in pedibus ejus ferreis
-35 Lapis autem, qui percusserat statuam, factus est mons
5-19 Interficiebat: et quos volebat, percutiebat
8- 7 Efferatus est in eum, et percussit arietem
11-30 Percutietur, et revertetur, et indignabitur
Osee. 2-18 Et percutiam cum eis fœdus in die illa
6- 2 Et sanabit nos: percutiet, et curabit nos
9-16 Percussus est Ephraïm, radix eorum exsiccata est
Amos. 3-15 Et percutiam domum hyemalem cum domo æstiva
4- 9 Percussi vos in vento urente et in aurugine
-10 Percussi in gladio juvenes vestros
6-12 Et percutiet domum majorem ruinis
9- 1 Et dixit: Percute cardinem, et commoveantur superliminaria
Jonæ. 4- 7 Et percussit hederam, et exaruit
- 8 Percussit sol super caput Jonæ, et æstuabat
Mich. 5- 1 In virga percutient maxillam judicis Israël
6-13 Et ego ergo cœpi percutere te perditione
Habac. 3-13 Percussisti caput de domo impii: denudasti
Aggæi. 2-18 Percussi vos vento urente et aurugine
Zach. 9- 4 Et percutiet in mari fortitudinem ejus
10-11 Et percutiet in mari fluctus, et confundentur
11-10 Fœdus meum, quod percussi cum omnibus
12- 4 Percutiam omnem equum in stuporem
Om. equum populorum percutiam cæcitate
13- 7 Percute pastorem, et dispergentur oves
14-12 Plaga, qua percutiet Dom. omnes gentes
-18 Sed erit ruina, qua percutiet Do. om. gentes
Malac. 4- 6 Ne forte veniam, et percutiam terram anathemate
1 Mac. 1- 1 Postquam percussit Alexander Philippi Macedo
-21 Et convertit Antiochus, postquam percussit Ægyptum
-32 Percussit eam plaga magna, et perdidit pop.
2-44 Et percusserunt peccatores in ira sua
3-11 Exiit obviam illi: et percussit et occidit illum
4- 2 Applicarent ad castra Judæorum, et percuterent eos subito
- 8 Et potentes percutere virtutem exercituum
5- 3 Et percussit eos plaga magna
- 7 Contriti sunt in conspectu eorum, et percussit eos
-34 Et percusserunt eos plaga magna
-65 Percussit Chebron et filias ejus
7-41 Percussit ex eis cent. octog. quinque millia
8- 4 Contriverunt, et percusserunt eos plaga magna
9-47 Et extendit Jonathas manum suam percutere Bacchidem

1 Mac. 9-55 In tempore illo percussus est Alcimus
-66 Et percussit Odaren et fratres ejus
12-31 Et percussit eos, et accepit spolia eorum
13-43 Et percussit turrem unam, et comprehendit
14- 3 Et abiit, et percussit castra Demetrii
2 Mac. 1-16 Mittentes lapides percusserunt ducem
3-39 Et venientes ad malefaciendum percutit
9- 5 Percussit eum insanabili et invisibili plaga
-28 Et blasphemus pessime percussus
Matth. 5-39 Si quis te percusserit in dexteram maxillam
24-49 Et cœperit percutere conservos suos
26-31 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
-51 Et percutiens servum principis sacerdotum
-68 Dicentes: Prophetiza nobis, Christe, quis est qui te percussit?
27-30 Acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus
Marc. 14-27 Percutiam pastorem, et dispergentur oves
-47 Percussit servum summi sacerdotis
15-19 Et percutiebant caput ejus arundine
Luc. 6-29 Qui te percutit in maxillam, præbe et alteram
12-45 Et cœperit percutere servos et ancillas
18-13 Sed percutiebat pectus suum, dicens
22-49 Dixerunt ei: Dom., si percutimus in gladio?
-50 Et percussit unus ex illis servum principis
-64 Et velaverunt eum, et percutiebant faciem
Dicentes: Prophetiza quis est qui te percussit
23-48 Percutientes pectora sua, revertebantur
Joan. 18-10 Et percussit pontificis servum: et abscidit auriculam
Act. 7-24 Qui injuriam sustinebat, percusso Ægyptio
12- 7 Percussoque latere Petri, excitavit eum
-23 Confestim a. percussit eum Angelus Domini
18-17 Percutiebant eum ante tribunal
21-32 Et milites, cessaverunt percutere Paulum
23- 2 Ananias præcepit astantibus sibi percutere os ejus
- 3 Percutiet te Deus, paries dealbate
Et contra legem jubes me percuti?
1 Cor. 8-12 Percutientes conscientiam eorum infirmam
Apoc. 8-12 Tuba cecinit: et percussa est tertia pars solis
9- 5 Ut cruciatus scorpii cum percutit hominem
11- 6 Et potestatem habent... et percutere terram omni plaga quotiescumque voluerint
19-15 Ut in ipso percutiat gentes

PERDITIO.

Deut. 29-21 Et consumat eum in perditionem
32-35 Juxta est dies perditionis, et adesse festinant
Tobiæ. 3-22 Non e. delectaris in perditionibus nostris
4-14 In ipsa enim initium sumpsit omnis perditio
Judith. 6- 3 Omnis Israel tecum perditione disperiet
7-14 Cum prosternamur... et perditione magna
8-27 Non ad perditionem nostram evenisse credamus
11-12 Certum est quod in perditionem dabuntur
Job. 21-30 In diem perditionis servatur malus
26- 6 Et nullum est operimentum perditioni
28-22 Perditio et mors dixerunt: Auribus nostris audivimus famam ejus
31- 3 Numquid non perditio est iniquo?
-12 Ignis est usque ad perditionem devorans
Psal. 87-12 Narrabit... et veritatem tuam in perditione
Prov. 6-15 Huic extemplo veniet perditio sua
11-10 In perditione impiorum erit laudatio
15-11 Infernus et perditio coram Domino
24-22 Quoniam repente consurget perditio eorum
27-20 Infernus et perditio nunquam implentur
29-27 Verbum custodiens filius, extra perditionem erit
Sap. 1-12 Neque acquiratis perditionem in operibus
-13 Deus... nec lætatur in perditione vivorum
5- 7 Lassati sumus in via iniquit. et perditionis
Eccli. 9-13 Ne... et sanguine tuo labaris in perditionem
20-27 Perditionem autem ambo hæreditabunt
23-21 Et tertium adducit iram et perditionem
29-13 Non abscondas illam sub lapide in perditionem
31- 6 Et facta est in specie ipsius perditio illorum
36-11 Qui pessimant plebem tuam, inveniant perditionem
41-13 Sic impii a maledicto in perditionem
50- 4 Curavit gentem suam, et liberavit eam a perditione
51- 3 Et liberasti corpus meum a perditione
-16 Liberasti me de perditione, et eripuisti me
Jerem. 12-17 Evellam gentem illam evulsione et perditione
18-17 Non faciem ostendam eis in die perditionis
49- 8 Perditionem Esaü adduxi super eum
Thren. 2- 8 Et non avertit manum suam a perditione
Baruc. 4- 6 Venundati estis gentibus non in perditionem
-25 Sed cito videbis perditionem ipsius

Dan. 14-41 Qui perditionis ej. causa fuerant, intromisit
Osee. 13- 9 Perditio tua, Israel: tantummodo in me auxilium tuum
Joel. 3-19 Et Idumæa in desertum perditionis
Abdiæ. -12 Et non lætaberis... in die perditionis eorum
Mich. 1- 7 Et omnia idola ejus ponam in perditionem
6-13 Cœpit percutere te perditione sup. peccatis
-16 Ut darem te in perditionem
Matth. 7-13 Spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem
26- 8 Indignati sunt dicentes: Ut quid perditio hæc?
Marc. 14- 4 Ut quid perditio ista unguenti facta est?
Joan. 17-12 Nemo ex eis periit, nisi filius perditionis
Act. 8-20 Pecunia tua tecum sit in perditionem
Philip. 1-28 Quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis
2 Thes. 2- 3 Homo peccati, filius perditionis
1 Tim. 6- 9 Quæ mergunt homines in interitum et perditionem
Hebr. 10-39 Non sumus subtractionis filii in perditionem
2 Petr. 2- 1 Mendaces, qui introducent sectas perditionis
Superducentes sibi celerem perditionem
- 3 Et perditio eorum non dormitat
3- 7 In diem judicii et perditionis impiorum
-16 Depravant... ad suam ipsorum perditionem

PERDIX.

Tradunt Aristoteles, Theophrastus, Plinius, et alii physici, perdicem alterius perdicis, id est, aliena ova furari, eis incubare, excludere pullos, qui cum adoleverint, et vocem excludentis audiverint, ab ea quasi ab aliena avolant, et ad veram matrem se conferunt. His avibus comparat Jeremias eos qui congregant divitias non in judicio, id est, inique, per usuram, per avaritiam, aut rapinan, et tandem eas perdunt.

1 Reg. 26-20 Sicut persequitur perdix in montibus
Eccli. 11-32 Et sicut perdix inducitur in caveam
Jerem. 17-11 Perdix fovit quæ non peperit: fecit divitias

PERDO.

Gen. 18-23 Ait: Numquid perdes justum cum impio?
19-13 Coram Do., qui misit nos ut perdamus illos
41-31 Et ubertatis magnitudinem perditura est inopiæ magnitudo
Levit. 6- 3 Sive rem perditam invenerit, et inficians
Num. 4-18 Nolite perdere populum Caath de medio Levitarum
24-19 Qui dominetur, et perdat reliquias civitatis
-20 Principium gentium Amalec, cujus extrema perdentur
Deut. 10-10 Dom. etiam hac vice, et te perdere noluit
28-20 Donec conterat te, et perdat velociter
-37 Et eris perditus in proverbium ac fabulam
Josue. 7- 7 Ut traderes nos in manus Amorrhæi, et perderes
1 Reg. 9-20 Et de asinis, quas nudiustertius perdidisti
4 Reg. 9- 8 Perdamque omnem domum Achab
19-18 Ex ligno et lapide, et perdiderunt eos
Esth. 3- 6 Magisque voluit omnem Judæorum, qui erant in regno Assueri, perdere nationem
13-15 Quia volunt nos inimici nostri perdere
Job. 12-23 Qui multiplicat gentes et perdit eas
14-19 Et hominem ergo similiter perdes
18- 4 Qui perdis animam tuam in furore tuo
20- 7 Quasi sterquilinium in fine perdetur
Psal. 5- 7 Perdes omnes, qui loquuntur mendacium
20-11 Fructum eorum de terra perdes
25- 9 Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam
27- 3 Cum operantibus iniquitatem ne perdas me
30-13 Factus sum tanquam vas perditum
33-17 Ut perdat de terra memoriam eorum
72-27 Perdidisti omnes qui fornicantur abs te
118-95 Me expectaverunt peccatores ut perderent
142-12 Perdes omnes qui tribulant animam meam
Prov. 1-32 Et prosperitas stultorum perdet illos
2-22 Impii vero de terra perdentur
6-32 Propt. cordis inopiam perdet animam suam
23- 8 Evomes: et perdes pulchros sermones tuos
29- 3 Qui autem nutrit scorta, perdet substantiam
Eccle. 3- 6 Tempus acquirendi, et tempus perdendi
7- 8 Et perdet robur cordis illius
9-18 Et qui in uno peccaverit, multa bona perdet
10- 1 Muscæ morientes perdunt suavitatem ung.
Sap. 12- 6 Et auctores parentes animarum inauxiliatarum perdere voluisti
-14 Neque rex neque tyrannus in conspectu tuo inquirent de his quos perdidisti
18- 5 Et pariter illos perdidisti in aqua valida
Eccli. 2-16 Væ his qui perdiderunt sustinentiam
6- 3 Et folia tua comedat, et fructus tuos perdat

Eccli. 8- 3 Multos enim perdidit aurum et argentum
-15 Quod si fœneraveris, quasi perditum habe
9- 6 Ne perdas te et hæreditatem tuam
10- 3 Rex insipiens perdet populum suum
-19 Et perdidit eas usque ad fundamentum
-21 Memoriam superborum perdidit Deus
16-10 Non misertus est illis, gentem totam perdens
20-24 Est qui perdet animam suam præ confusione, et ab imprudenti persona perdet eam : personæ autem acceptione perdet se
22-33 Ut non cadam ab ipsis, et lingua mea perdat
27-17 Qui denudat arcana amici, fidem perdit
-20 Sicut enim homo, qui perdit amicum suum, sic et qui perdit amicitiam proximi sui
29-13 Perde pecuniam propter fratrem et amicum
-19 Et qui perdiderit confusionem, derelinquet
-23 Cum perdiderit reverentiam, derelinquetur
-24 Repromissio nequissima multos perdidit dirigentes
41- 4 Et incredibili, qui perdit patientiam
46- 7 Et in descensu perdidit contrarios
47-24 Neque perdet a stirpe nepotes electi sui
49- 9 Et perdere, et iterum ædificare, et renovare
Isai. 14-22 Et perdam Babylonis nomen et reliquias
26-14 Et perdidisti omnem memoriam eorum
27-13 Et venient qui perditi fuerant de terra
30-28 Ad perdendas gentes in nihilum
32- 7 Ad perdendos mites in sermone mendaci
51-13 Qui te tribulabat, et paraverat ad perdendum
Jerem. 25-10 Perdamque ex eis vocem gaudii, et vocem
46- 8 Perdam civitatem et habitatores ejus
49-38 Et perdam inde reges et principes, ait Dom.
50- 6 Grex perditus factus est populus meus
51-11 Et contra Babylonem mens ejus est ut perdat
-26 Sed perditus in æternum eris, ait Dominus
-55 Et perdidit ex ea vocem magnam
Thren. 1-16 Facti sunt filii mei perditi, quoniam invaluit
2- 9 Perdidit, et contrivit vectes ejus
Ezech. 22-27 Quasi lupi rapientes prædam ad effundendum sanguinem, et ad perdendas animas
25- 7 Et interficiam te de populis, et perdam de terris
-16 Et perdam reliquias maritimæ regionis
28-16 Et perdidi te, o cherub, protegens
-17 Perdidisti sapientiam tuam in decore tuo
32-13 Et perdam omnia jumenta ejus
Dan. 2-24 Quem constituerat rex ut perderet sapientes Babylonis, sic ei locutus est : Sapientes Babylonis ne perdas
Abdiæ. - 8 Dicit Dom., perdam sapientes de Idumæa
Mich. 5-11 Et perdam civitates terræ tuæ, et destruam
Soph. 2- 5 Væ qui habitatis funiculum maris, gens perditorum
-13 Et extendet manum suam super Aquilonem, et perdet Assur
1 Mac. 1-32 Et perdidit populum multum ex Israël
2-37 Et testes erunt super nos cœlum et terra, quod injuste perditis nos
3- 8 Et perdidit impios ex eis, et avertit iram
7- 6 Perdidit Judas, et fratres ejus, omn. amicos t.
12-49 Ut perderent omnes socios Jonathæ
16-22 Et comprehendit viros, qui venerant perdere eum
Cognovit enim quia quærebant eum perdere
2 Mac. 3-39 Venientes ad malefaciendum percutit, ac perdit
7- 9 Scelestissime in præsenti vita nos perdis
Matth. 2-13 Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum
10-28 Sed potius timete eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam
-39 Qui invenit animam suam, perdet illam
Et qui perdiderit animam suam propter me
-42 Amen dico vobis, non perdet mercedem s.
12-14 Consilium faciebant adversus eum, quomodo perderent eum
16-25 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam : qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam
21-41 Aiunt illi : Malos male perdet
22- 7 Et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos
27-20 Ut peterent Barabbam, Jesum vero perderent
Marc. 1-24 Venisti perdere nos? scio qui sis, Sanctus Dei
3- 4 Licet... animam salvam facere, an perdere?
- 6 Statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum, quomodo eum perderent
8-35 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam : qui autem perdiderit animam suam propter me et Evangelium, salvam faciet eam
9-21 In ignem et in aquas misit, ut eum perderet
-40 Amen dico vobis, non perdet mercedem s.

Marc. 11-18 Scribæ quærebant quomodo eum perderent
12- 9 Et perdet colonos : et dabit vineam aliis
Luc. 4-34 Venisti perdere nos? scio te quis sis, Sanctus
6- 9 Si licet..animam salvam facere, an perdere?
9-24 Qui e.voluerit animam suam salvam facere, perdet illam : nam qui perdiderit animam suam propter me, salv. faciet illam
-25 Si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat
-56 Filius hominis non venit animas perdere
15- 4 Et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit
- 8 Si perdiderit drachmam unam, nonne accendit
- 9 Quia inveni drachmam, quam perdideram
17-27 Et venit diluvium, et perdidit omnes
-29 Pluit ignem et sulphur de cœlo, et omnes perdidit
-33 Quicumque quæsierit animam suam salvam facere, perdet illam : et quicumque perdiderit illam, vivificabit eam
19-47 Et principes plebis quærebant illum perdere
20-16 Perdet colonos istos, et dabit vineam aliis
Joan. 6-39 Ut omne, quod dedit mihi, non perdam ex eo
10-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet, et perdat
12-25 Qui amat animam suam, perdet eam
18- 9 Quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemq.
Rom. 14-15 Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est
1 Cor. 1-19 Perdam sapientiam sapientium
Jacob. 4-12 Judex, qui potest perdere, et liberare
2 Joan. - 8 Videte... ne perdatis quæ operati estis
Judæ. - 5 Secundo eos qui non crediderunt, perdidit

PERDUCO.

Gen. 24-27 Recto itinere me perduxit in domum fratris
-48 Qui perduxit me recto itinere
39- 1 De manu Ismaëlit. a quibus perductus erat
Exod. 1-14 Ad amaritudinem perducebant vitam eor.
Levit. 26-15 Et ad irritum perducatis pactum meum
Judic. 20-32 Ut... ad supradictas semitas perducerent
3 Reg. 7- 1 Et ad perfectum usque perduxit
10-28 Et statuto pretio perducebant
Tobiæ. 5-14 Numquid poteris perducere filium meum?
10-11 Itinere vestro, perducatque vos incolumes
Judith. 6- 7 Ut... et perducerent eum in Bethuliam
Psal. 77-13 Interrupit mare, et perduxit eos
-52 Et perduxit eos tanquam gregem in deserto
Sap. 5-24 Ad eremum perducet omnem terram
Eccli. 13-28 Et verbum illius usque ad nubes perducent
46- 4 Nam hostes ipse Dominus perduxit
Isai. 23- 4 Nec ad incrementum perduxi virgines
2 Mac. 7-27 Et alui, et in ætatem istam perduxi
Marc. 15-22 Et perducunt illum in Golgotha locum
Act. 9- 2 Ut... vinctos perduceret in Jerusalem
11-25 Cum invenisset, perduxit Antiochiam
16-19 Perduxerunt in forum ad principes
-34 Cumque perduxisset eos in domum suam
17-15 Paulum, perduxerunt eum usque Athenas
23-17 Adolescentem hunc perduc ad tribunum
-18 Paulus rogavit me hunc adolescentem perducere
-24 Paulum salvum perducerent ad Felicem
25- 3 Ut juberet perduci eum in Jerusalem
- 7 Qui cum perductus esset, circumsteterunt eum

PERDURANTES.

Act. 2-46 Quotidie quoque perdurantes unanimiter

PEREFFLUO.

Hebr. 2- 1 Ea quæ audivimus, ne forte pereffluamus

PEREGRE.

Eccli. 29-29 Quam epulæ splendidæ in peregre sine domicilio
2 Mac. 5- 9 Peregre periit, Lacedæmonas profectus
9-28 Peregre in montibus miserabili obitu vita functus est
Matth. 21-33 Locavit eam agricolis, et peregre profectus est
25-14 Sicut enim homo peregre proficiscens
Marc. 12- 1 Locavit eam agricolis, et peregre profectus
13-34 Sicut homo, qui peregre profectus reliquit
Luc. 15-13 Adolescentior filius peregre profectus est
20- 9 Et ipse peregre fuit multis temporibus

PEREGRINATIO.

Gen. 17- 8 Tibi et semini tuo terram peregrinationis t.
28- 4 Ut possideas terram peregrinationis tuæ
36- 7 Nec sustinebat eos terra peregrinationis eor.
47- 9 Dies peregrinationis meæ centum triginta
Exod. 6- 4 Terram Chanaan, terram peregrinationis
Ruth. 1- 7 Egressa est itaq. de loco peregrinationis suæ
-22 De terra peregrinationis suæ

Psal. 118-54 Justificationes tuæ, in loco peregrinationis
Eccle. 7- 1 In vita sua, numero dierum peregrinationis
Sap. 12- 7 Ut dignam perciperent peregrinationem
Eccli. 16- 9 Non pepercit peregrinationi Lot, et execratus est
-15 Secund. intellectum peregrinationis ipsius
29-30 Improperium peregrinationis non audies
Abdiæ. -12 In die fratris tui, in die peregrinationis ejus
2 Cor. 8-19 Ordinatus est...comes peregrinationis nost.

PEREGRINOR.

Gen. 12-10 Abram in Ægyptum, ut peregrinaretur ibi
20- 1 Et peregrinatus est in Geraris
26- 3 Et peregrinare in ea, eroque tecum
32- 4 Apud Laban peregrinatus sum, et fui usque
35-27 In qua peregrinatus est Abraham et Isaac
37- 1 Chanaan, in qua pater suus peregrinatus est
47- 4 Ad peregrinandum in terra tua venimus
- 9 Dies patrum meor. quibus peregrinati sunt
Exod. 12-49 Et colono qui peregrinatur apud vos
Levit. 16-29 Sive advena, qui peregrinatur inter vos
17- 8 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
-10 Et de advenis qui peregrinantur inter eos
-12 Nec ex advenis qui peregrinantur apud vos
-13 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
18-26 Quam colonus qui peregrinantur apud vos
25- 6 Advenæ qui peregrinantur apud te
-45 Et de advenis qui peregrinantur apud vos
Num. 15-26 Et advenis qui peregrinantur inter eos
Deut. 26- 5 Ibi peregrinatus est in paucissimo numero
Judic. 17- 8 Peregrinari voluit ubicumque sibi commodum reperisset
Ruth. 1- 1 Ut peregrinaretur in regione Moabitide
4 Reg. 8- 1 Et peregrinare ubicumque repereris
- 2 Peregrinata est in terra Philisthiim diebus multis
Tobiæ. 10- 4 Fili mi, ut quid te misimus peregrinari
Job. 28- 4 Dividit torrens a populo peregrinante
Isai. 23- 7 Ducent eam pedes sui longe ad peregrinandum
Jerem. 35- 7 Super faciem terræ, in qua vos peregrinamini
41-17 Et sederunt peregrinantes in Chamaam
44-14 Qui vadunt ut peregrinentur in terra Ægypti
2 Cor. 5- 6 Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino
- 8 Habemus magis peregrinari a corpore
1 Petr. 4-12 Charissimi, nolite peregrinari in fervore

PEREGRINUS. *Subst. et adject.*

Gen. 15-13 Quod peregrinum futurum sit semen tuum
23- 4 Advena sum, et peregrinus apud vos
Exod. 12-48 Si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam
23- 9 Peregrino molestus non eris
Quia et ipsi peregrini fuistis in terra Ægypti
Levit. 19-10 Pauperibus et peregrinis carpenda dimittes
23-22 Sed pauperibus et peregrinis dimittetis eas
24-16 Sive ille civis, sive peregrinus fuerit
-22 Sive peregrinus, sive civis peccaverit
25-35 Susceperis eum quasi advenam et peregrinum
-47 Apud vos manus advenæ atque peregrini
Num. 9-14 Peregrinus quoque et advena si fuerint apud vos
15-13 Tam indigenæ quam peregrini
-30 Sive civis sit ille, sive peregrinus
35-15 Tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis
Deut. 1-16 Judicate : sive civis sit ille, sive peregrinus
5-14 Et peregrinus qui est intra portas tuas
10-18 Amat peregrinum, et dat ei victum
-19 Amate peregrinos, quia et ipsi fuistis advenæ
14-21 Peregrino, qui intra portas tuas est, da ut comedat
-29 Et peregrinus ac pupillus et vidua, qui intra portas tuas sunt
15- 3 A peregrino et advena exiges
29-22 Et peregrini, qui de longe venerint, videntes
Judic. 19-16 Et peregrinus habitabat in Gabaa
Ruth. 2-10 Nosse me dignareris peregrinam mulierem
2 Reg. 12- 4 Cum autem peregrinus quidam venisset ad divitem
Ut exhiberet convivium peregrino illi
15-19 Quia peregrinus es, et egressus es de loco tuo
1 Par. 29-15 Peregrini enim sumus coram te, et advenæ
2 Par. 6-33 Pro quibus invocaverit te ille peregrinus
14- 2 Subvertit altaria peregrini cultus et excelsa
2 Esdr. 13-27 Et ducamus uxores peregrinas
Esth. 16-10 Peregrinus a nobis susceptus est
Job. 19-15 Et quasi peregrinus fui in oculis eorum
31-32 Foris non mansit peregrinus
Psal. 38-13 Quoniam advena ego sum apud te, et peregrinus
68- 9 Factus sum.. et peregrinus filiis matris meæ

Isai. 28-21 Peregrinum est opus ejus ab eo
60-10 Ædificabunt filii peregrinorum muros tuos
61- 5 Filii peregrinorum, agricolæ... vestri erunt
Soph. 1- 8 Super omnes qui induti sunt veste peregrina
Malac. 3- 5 Opprimunt peregrinum, nec timuerunt me
1 Mac. 11-38 Excepto peregrino exercitu, quem contraxit
2 Mac. 5-10 Abjicitur, sepultura neque peregrina usus
10-24 Convocato exercitu peregrinæ multitudinis
Matth. 27- 7 Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli, in sepulturam peregrinorum
Luc. 24-18 Dixit ei : Tu solus peregrinus es in Jerus.
Hebr. 11-13 Confitentes quia peregrini et hospites sunt
13- 9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci
1 Petr. 2-11 Obsecro vos tanquam advenas et peregrinos
3 Joan. - 5 Charissime, fideliter facis quidquid operaris in fratres, et hoc in peregrinos

PEREMPTOR.

2 Mac. 4-16 Quos hostes et peremptores habuerant

PERENDIE.

1 Reg. 20-12 Si investigavero sententiam patris mei crastino vel perendie
-19 Requiretur enim sessio tua usque perendie

PERENNIS.

Baruc. 5- 7 Constituit enim Deus humiliare omnem montem excelsum et rupes perennes

PEREO.

Gen. 18-24 Si fuerint quinquaginta justi in civitate, peribunt simul?
19-15 Ne et tu pariter pereas in scelere civitatis
-17 In monte salvum te fac, ne et tu simul pereas
31-39 Quidquid furto peribat, a me exigebas
45-11 Ibique te pascam... ne et tu pereas
47-19 Ne pereunte cultore redigatur terra in solitudinem
Exod. 9- 4 Ut nihil omnino pereat ex his quæ pertinent
- 6 De animalibus vero filiorum Israël nihil omnino periit
-15 Percutiam te... peste, peribisque de terra
10- 7 Nonne vides quod perierit Ægyptus?
12-15 Peribit anima illa de Israel, a primo die
-19 Qui comederit fermentatum, peribit anima
19-21 Ne forte... pereat ex eis plurima multitudo
30-38 Homo quicumque fecerit simile, ut odore illius perfruatur, peribit de populis suis
31-14 Peribit anima illius de medio populi sui
Levit. 7-20 Anima polluta... peribit de populis suis
-25 Si quis adipem... comederit, peribit de populo
10- 7 Vos a. non egrediemini... alioquin peribitis
17- 4 Sic peribit de medio populi sui
18-29 Peribit de medio populi sui
19- 8 Polluit, et peribit anima illa de populo suo
22- 3 In quo est immunditia, peribit coram Dom.
23-29 Omnis anima, quæ afflicta non fuerit die hac, peribit de populis suis
26-38 Peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet
Num. 14- 3 Et in hac vasta solitudine utinam pereamus
15-30 (Quon... rebellis fuit) peribit de populo suo
16-33 Et perierunt de medio multitudinis
-34 Fugit ad clamorem pereuntium, dicens
-49 Absque his, qui perierant in seditione Core
17-12 Ecce consumpti sumus, omnes perivimus
18- 3 Ne et illi moriantur, et vos pereatis simul
19-13 Polluet tabern. Domini, et peribit ex Isr.
-20 Peribit anima illius de medio ecclesiæ
20- 3 Utinam periissemus inter fratres nostros
21-29 Væ tibi, Moab; peristi, popule Chamos
24-24 Et ad extremum etiam ipsi peribunt
26-11 Ut, Core pereunte, filii illius non perirent
Deut. 4-26 Testes invoco hodie cœlum et terram, cito perituros vos esse de terra
8-20 Ita et vos peribitis, si inobedientes fueritis
11-17 Pereatisque velociter de terra optima
17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit qui interficietur
22- 3 Et de omni re fratris tui, quæ perierit
28-22 Percutiat te Dominus... et persequatur donec pereas
-40 Et non ungeris oleo : quia defluent, et peribunt
30-18 Prædico tibi hodie quod pereas
Josue. 11-20 Ac perirent, sicut præceperat Dom. Moysi
22-20 Atque utinam solus periisset in scelere suo
Judic. 5-31 Sic pereant omnes inimici tui, Domine
18-25 Cave ne... et ipse cum omni domo tua pereas
1 Reg. 9- 3 Perierant autem asinæ Cis patris Saul
12-25 Et vos et rex vester pariter peribitis
25-15 Nec quidquam aliquando periit omni tempore
-21 Et non periit quidquam de cunctis

1 Reg. 26-10 Aut in prælium descendens perierit
2 Reg. 1-27 Quomodo... et perierunt arma bellica
14-14 Nec vult Deus perire animam : sed retractat cogitans ne penitus pereat qui abjectus est
Judith. 8-25 Ab exterminatore, et a serpentibus perierunt
16-14 Perierunt in prælio a facie Domini Dei mei
Esth. 3- 9 Si tibi placet, decerne ut pereat
4-14 Et tu, et domus patris tui, peribitis
7- 4 Ut conteramur, jugulemur, et pereamus
8- 5 In cunctis regis provinciis perire præceperat
14-13 Ut et ipse pereat, et cæteri qui ei consentiunt
16-23 Qui autem insidiantur regno eorum perire pro scelere
-24 Gladio et igne pereat, et sic deleatur
Job. 3- 3 Pereat dies in qua natus sum, et nox
-11 Quare... egressus ex utero non statim perii?
4- 7 Recordare... quis unquam innocens periit?
- 9 Flante Deo perisse, et spiritu iræ ejus esse consumptos
-11 Tigris periit, eo quod non haberet prædam
-20 Quia nullus intelligit, in æternum peribunt
6-17 Tempore, quo fuerint dissipati, peribunt
-18 Ambulabunt in vacuum, et peribunt
8-13 Et spes hypocritæ peribit
11-20 Oculi autem impiorum deficient, et effugium peribit ab eis
15-32 Antequam dies ejus impleantur, peribit
18-17 Memoria illius pereat de terra, et non celebretur
19-10 Destruxit me undique, et pereo
23-17 Non e. perii propter imminentes tenebras
29-13 Benedictio perituri super me veniebat
31-19 Si despexi pereuntem, eo quod non habuerit
Psal. 1- 6 Et iter impiorum peribit
2-12 Nequando irascatur Dominus, et pereatis de via justa
9- 4 Infirmabuntur, et peribunt a facie tua
- 6 Increpasti gentes, et periit impius
- 7 Periit memoria eorum cum sonitu
-19 Patientia pauperum non peribit in finem
H. 10-16 Peribitis, gentes, de terra illius
36-20 Quia peccatores peribunt
-28 Injusti punientur : et semen impior. peribit
-34 Cum perierint peccatores, videbis
40- 6 Quando morietur, et peribit nomen ejus?
48-11 Simul insipiens et stultus peribunt
67- 3 Sic pereant peccatores a facie Dei
72-19 Perierunt propter iniquitatem suam
-27 Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt
79-17 Suffossa ab increpatione vultus tui peribunt
82-18 Et confundantur, et pereant
91-10 Quoniam ecce inimici tui peribunt
101-27 Ipsi peribunt, tu autem permanes
111-10 Desiderium peccatorum peribit
118-92 Tunc forte periissem in humilitate mea
-176 Erravi, sicut ovis quæ periit : quære serv.
141- 5 Periit fuga a me, et non est qui requirat
145- 4 In illa die peribunt omnes cogitationes eor.
Prov. 10-28 Spes autem impiorum peribit
-31 Os justi parturiet sapientiam : lingua pravorum peribit
11- 7 Et expectatio sollicitorum peribit
19- 9 Et qui loquitur mendacia, peribit
21-28 Testis mendax peribit : vir obediens
24-14 Habebis in novissimis spem, et spes tua non peribit
28-28 Cum illi perierint, multiplicabuntur justi
Eccle. 5-13 Pereunt enim in afflictione pessima
7-16 Justus perit in justitia sua
9- 6 Et odium et invidiæ simul perierunt
Sap. 4-19 Erunt gementes, et memoria illorum peribit
10- 6 Hæc justum a pereuntibus impiis liberavit
12-12 Aut quis tibi imputabit, si perierint nationes
14- 6 Ab initio cum perirent superbi gigantes
17- 9 Sibilatione commoti, tremebundi peribant
18-19 Ne inscii, quare mala patiebantur, perirent
Eccli. 3-27 Et qui amat periculum, in illo peribit
8-18 Et simul cum stultitia illius peries
9- 4 Nec audias illam, ne forte pereas in efficacia illius
- 9 Propter speciem mulieris multi perierunt
17-26 A mortuo quasi nihil, perit confessio
23- 7 Et qui custodierit illam, non periet labiis
27-29 Et qui laqueum alii ponit, peribit in illo
-32 Laqueo peribunt qui oblectantur casu just.
41- 9 Filiorum peccatorum periet hæreditas
44- 9 Perierunt quasi qui non fuerint
Isai. 11-13 Et auferetur zelus Ephraim, et hostes Juda peribunt
22-25 Et cadet, et peribit quod pependerat in eo
29-14 Peribit enim sapientia a sapientibus ejus
38-17 Tu a. eruisti animam meam ut non periret

Isai. 41-11 Et peribunt viri, qui contradicunt tibi
56- 5 Nomen sempiternum dabo eis, quod non peribit
57- 1 Justus perit, et non est qui recogitet in corde
60-12 Et regnum, quod non servierit tibi, peribit
Jerem. 4- 9 Peribit cor regis, et cor principum
6-21 Vicinus et proximus peribunt
7-28 Periit fides, et ablata est de ore eorum
9-12 Quare perierit terra, et exusta sit quasi desertum?
10-11 Pereant de terra, et de his quæ sub cœlo sunt
-15 In tempore visitationis suæ peribunt
18-18 Non enim peribit lex a sacerdote
25-35 Et peribit fuga a pastoribus, et salvatio
27-10 De terra vestra, et ejiciant vos, et pereatis
-15 Ut ejiciant vos, et pereatis tam vos, quam prophetæ qui vaticinantur vobis
40-15 Et peribunt reliquiæ Juda
48- 8 Peribunt valles, et dissipabuntur campestria
-36 Quia plus fecit quam potuit, idcirco perierunt
-46 Væ tibi, Moab : periisti, popule Chamos
49- 7 Periit consilium a filiis, inutilis facta est sapientia eorum
51-18 In tempore visitationis suæ peribunt
Thren. 3-18 Et dixi : Periit finis meus, et spes mea a Do.
-54 Inundaverunt aquæ super caput meum : dixi : Perii
Baruc. 3- 3 Quia tu sedes in sempiternum, et nos peribimus in ævum
-27 Non hos elegit Dom... propterea perierunt
4-31 Nocentes peribunt, qui te vexaverunt
Ezech. 7-26 Et lex peribit a sacerdote, et consilium
12-22 Et peribit omnis visio
19- 5 Quon. infirmata est, et periit expectatio ej.
26-17 Quomodo peristi, quæ habitas in mari, urbs
34- 4 Non reduxistis, et quod perierat non quæsistis
-16 Quod perierat requiram, et quod abjectum
37-11 Aruerunt ossa nostra, et periit spes nostra
Dan. 2- 5 Peribitis vos, et domus vest. publicabuntur
-12 Præcepit ut perirent omnes sapientes Babyl.
-13 Quærebanturq. Dan. et socii ej., ut perirent
-18 Et non perirent Daniel et socii ejus
7-11 Et vidi quoniam interfecta esset bestia, et perisset corpus ejus
Osee. 14- 1 Pereat Samaria, quoniam ad amaritudinem concitavit Deum suum
In gladio pereant, parvuli eorum elidantur
Joel. 1- 5 Et ululate, omnes qui bibitis vinum in dulcedine : quoniam periit ab ore vestro
- 9 Periit sacrificium et libatio de domo Dom.
-11 Confusi sunt agricolæ. quia periit messis
-16 Numquid non coram oculis vestris alimenta perierunt de domo Dei nostri
Amos. 1- 8 Peribunt reliqui Philisthinorum, dicit Dom.
2-14 Et peribit fuga a veloce, et fortis non obtinebit virtutem suam
3-15 Peribunt domus eburneæ, et dissipabuntur
Abdiæ. -10 Operiet te confusio, et peribis in æternum
Jonæ. 1- 6 Surge, invoca Deum tuum, si forte recogitet Deus de nobis, et non pereamus
-14 Domine, ne pereamus in anima viri istius
3- 9 Et revertatur a furore iræ suæ, et non peribimus
4-10 Sub una nocte nata est, et sub una nocte periit
Mich. 4- 9 Numquid rex non est tibi, aut consiliarius tuus periit?
5-12 Et perire faciam sculptilia tua et statuas tuas
7- 2 Periit sanctus de terra, et rectus in homin.
Nahum. 3-15 Peribis gladio, devorabit te ut bruchus
Soph. 3- 7 Non peribit habitaculum ej. propter omnia
Zach. 9- 5 Et peribit rex de Gaza, et Ascalon non habitabitur
1 Mac. 2-63 Conversus est in terram suam, et cogitatio ejus periit
3- 9 Et nominatus est usque ad novissimum terræ, et congregavit pereuntes
6-13 Et ecce pereo tristitia magna in terra aliena
11-18 Perierunt ab his qui erant intra castra
12-50 Quia comprehensus est Jonathas, et periit
13- 4 Horum gratia perierunt fratres mei omnes
-18 Quia non misit ei argentum et pueros, propterea periit
-49 Esurierunt valde, et multi ex eis fame perierunt
16-21 Nuntiavit Joanni... quia periit pater ejus
2 Mac. 5- 9 Peregre periit, Lacedæmonas profectus
7-20 Quæ pereuntes septem filios sub unius diei tempore conspiciens
8-19 Centum octoginta quinque millia perierunt
Matth. 5-29 Expedit e. tibi ut pereat unum membrorum
-30 Expedit e. tibi ut pereat unum membrorum
8-25 Dicentes : Domine, salva nos, perimus

Matth. 9-17 Et vinum effunditur, et utres pereunt
10- 6 Ite ad oves, quæ perierunt domus Israel
15-24 Nisi ad oves, quæ perierunt domus Israël
18-11 Venit enim Filius hominis salvare quod perierat
-14 Non est voluntas ante Patrem vestr., qui in cœlis est, ut pereat unus de pusillis istis
26-52 Qui acceperint gladium, gladio peribunt
Marc. 2-22 Et vinum effundetur, et utres peribunt
4-38 Magister, non ad te pertinet, quia perimus
Luc. 5-37 Et ipsum effundetur, et utres peribunt
8-24 Suscitaverunt eum, dicentes : Præceptor, perimus
11-51 A sanguine Abel, usque ad sanguinem Zachariæ, qui periit inter altare et ædem
13- 3 Sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis
- 5 Sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis
-33 Quia non capit prophetam perire extra Jer.
15- 4 Et vadit ad illam, quæ perierat
- 6 Quia inveni ovem meam, quæ perierat
-17 Abundant panibus, ego a. hic fame pereo
-24 Mortuus erat, et revixit ; perierat, et inventus est
-32 Mortuus erat, et revixit; perierat, et inventus est
19-10 Venit enim... salvum facere quod perierat
21-18 Et capillus de capite vestro non peribit
Joan. 3-15 Ut omnis, qui credit in ipsum, non pereat
-16 Non pereat, sed habeat vitam æternam
6-12 Colligite quæ superaverunt fragmenta, ne pereant
-27 Non cibum, qui perit, sed qui permanet
10-28 Et non peribunt in æternum, et non rapiet
11-50 Expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat
17-12 Et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis
Act. 5-37 Et avertit populum post se, et ipse periit
27-34 Nullius vestrum capillus de capite peribit
Rom. 2-12 Sine lege peccaverunt, sine lege peribunt
1 Cor. 1-18 Verbum enim crucis, pereuntibus quidem stultitia est
8-11 Et peribit infirmus in tua scientia frater
10- 9 Tentaverunt, et a serpentibus perierunt
-10 Murmuraverunt, et perierunt ab exterminatore
15-18 Ergo et qui dormierunt in Christo perierunt
2 Cor. 2-15 In iis qui salvi fiunt, et in iis qui pereunt
4- 3 In iis, qui pereunt, est opertum
- 9 Dejicimur, sed non perimus
2 Thes. 2-10 In o. seductione iniquitatis iis qui pereunt
Hebr. 1-11 Ipsi peribunt, tu autem permanebis
11-31 Fide Rahab meretrix non periit cum incredulis
2 Petr. 2-12 Blasphemantes in corruptione sua peribunt
3- 6 Ille tunc mundus aqua inundatus periit
- 9 Patienter agit propter vos, nolens aliquos perire
Judæ. -11 Effusi sunt, et in contradictione Core perierunt
Apoc. 18-14 Et omnia pinguia et præclara perierunt a te

PERFECTE.

Amos. 5-10 Et loquentem perfecte abominati sunt
1 Petr. 1-13 Sobrii perfecte sperate in eam... gratiam

PERFECTIO.

Num. 6-21 Ita faciet ad perfectionem sanctificationis
Deut. 33- 8 Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo
Job. 4- 6 Patientia tua, et perfectio viarum tuarum
Eccli. 38-31 Et vigilia sua ornabit in perfectionem
Isai. 18- 5 Immatura perfectio germinabit
Colos. 3-14 Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis

PERFECTIUS.

Hebr. 6- 1 Ad perfectiora feramur
9-11 Per amplius et perfectius tabernaculum

PERFERO.

1 Reg. 19-10 Lancea autem casso vulnere perlata est in parietem
3 Reg. 22-37 Mortuus est autem rex, et perlatus est in Samariam
4 Reg. 23-30 Et pertulerunt in Jerusalem, et sepelierunt
2 Par. 28- 8 Pertuleruntque eam in Samariam
Esth. 8-14 Egressique sunt veredarii celeres nuntia perferentes
2 Mac. 2-15 Si ergo desideratis hæc, mittite qui perferant
4-23 De negotiis necessariis responsa perlaturum
11-18 Quæcumque igitur regi poterant perferri
15-30 Præcepit a. Judas... caput Nicanoris, et manum cum humero abscissam, Jerosolymam perferri

Act. 23-30 Et cum mihi perlatum esset de insidiis
1 Cor. 16- 3 Hos mittam perferre gratiam vestram in Jerosolymam
1 Petr. 2-24 Qui peccata nostra ipse pertulit in corpore

PERFICIO.
Et PERFECTUS, A, UM.

Gen. 2- 1 Igitur perfecti sunt cœli et terra
6- 9 Noe vir justus atq. perfectus fuit in generat.
17- 1 Ambula coram me, et esto perfectus
Exod. 39-31 Perfectum est igitur omne opus tabernaculi
40-31 Postquam omnia perfecta sunt
Deut. 18-13 Perfectus eris, et absque macula cum Dom.
27-26 Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus, nec eos opere perficit
32- 4 Dei perfecta sunt opera, et omnes viæ ejus
Josue. 24-14 Et servite ei perfecto corde atque verissimo
Judic. 9-54 Qui jussa perficiens, interfecit eum
2 Reg. 20-18 Interrogent in Abela : et sic perficiebant
22-24 Et ero perfectus cum eo : et custodiam me
-26 Sanctus eris : et cum robusto perfectus
-33 Et complanavit perfectam viam meam
3 Reg. 6- 7 De lapidibus dolatis atque perfectis ædificata est
-38 Perfecta est domus in omni opere suo
7- 1 Domum a. suam ædificavit Salomon tredecim annis, et ad perfectum usq. perduxit
-18 Et perfecit columnas, et duos ordines per circuitum
-22 Perfectumque est opus columnarum
-40 Et perfecit omne opus regis Salomonis
-51 Perfecit omne opus quod faciebat Salomon
8-15 Et in manibus ejus perfecit, dicens
-24 Ore locutus es, et manibus perfecisti
-61 Sit quoque cor nostrum perfectum cum Do.
9- 1 Cum perfecisset Salomon ædificium domus
-25 Perfectumque est templum
11- 4 Nec erat cor ej. perfectum cum Do. Deo suo
15- 3 Nec erat cor ej. perfectum cum Do. Deo suo
-14 Verumtamen cor Asa perfectum erat
4 Reg. 20- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim coram te, in veritate, et in corde perfecto
1 Par. 12-38 Corde perfecto venerunt in Hebron
28- 9 Scito Deum patris tui, et servito ei corde perfecto
-10 Quia elegit te Dom... confortare, et perfice
-20 Donec perficias omne opus ministerii domus
29-19 Salomoni quoque filio meo da cor perfectum
2 Par. 8-16 Ex eo die quo fundavit domum Domini, usque in diem quo perfecit eam
15-17 Attamen cor Asa erat perfectum cunctis diebus
16- 9 Qui corde perfecto credunt in eum
19- 9 Sic agetis... fideliter et corde perfecto
25- 2 Fecitque bonum.. verumtamen non in corde perfecto
1 Esdr. 2-63 Donec surgeret sacerdos doctus atque perfectus
Judith. 11- 4 Perfectam rem faciet Dominus tecum
13- 7 Et hoc, quod credens per te posse fieri cogitavi, perficiam
Job. 11- 7 Et usque ad perfectum Omnipotentem reperies
22- 2 Homo, etiam cum perfectæ fuerit scientiæ
36- 4 Et perfecta scientia probabitur tibi
37-16 Numquid nosti semitas nubium magnas, et perfectas scientias ?
Psal. 8- 3 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos
L. 10- 4 Quoniam quæ perfecisti, destruxerunt
16- 5 Perfice gressus meos in semitis tuis
17-34 Qui perfecit pedes meos tanquam cervorum
30-20 Perfecisti eis, qui sperant in te
39- 7 Aures autem perfecisti mihi
67-10 Infirmata est : tu vero perfecisti eam
79-16 Et perfice eam, quam plantavit dextera tua
88-38 Thronus ejus.. sicut luna perfecta in ætern.
138-22 Perfecto odio oderam illos
Prov. 4-18 Procedit et crescit usque ad perfectam diem
16-30 Mordens labia sua perficit malum
Eccle. 9-14 Munitiones per gyrum, et perfecta est obsidio
Cant. 6- 8 Una est columba mea, perfecta mea
Eccli. 3-19 Fili, in mansuetudine opera tua perfice
7-36 Ut perficiatur propitiatio et benedictio tua
23-29 Sic et post perfectum respicit omnia
24-38 Qui perficit primus scire ipsam
31-10 Qui... et perfectus est, erit illi gloria æterna
38-28 Et vigilia sua perficiet opus
44-17 Noë inventus est perfectus, justus
50-21 Usque dum perfectus est honor Domini, et munus suum perfecerunt
Isai. 32- 6 Faciet iniquitat., ut perficiat simulationem
38- 3 Coram te in veritate, et in corde perfecto

Jerem. 13-19 Translata est omnis Juda transmigratione perfecta
Thren. 2-15 Hæccine est urbs, dicentes, perfecti decoris
Baruc. 6-61 Perficiunt quod imperatum est eis
Ezech. 16-14 Quia perfecta eras in decore meo
27- 3 O Tyre, tu dixisti : Perfecti decoris ego sum
28-12 Plenus sapientia, et perfectus decore
-15 Perfectus in viis tuis a die conditionis tuæ
Amos. 1- 6 Quod transtulerint captivitatem perfectam
- 9 Quod concluserint captivitatem perfectam
Nahum. 1-12 Hæc dicit Dominus : Si perfecti fuerint
Zach. 4- 9 Domum istam, et manus ejus perficient eam
2 Mac. 3- 8 Revera autem regis propositum perfecturus
-23 Quod decreverat, perficiebat eodem loco
5-24 Præcipiens ei o. perfectæ ætatis interficere
12-18 Nulloque negotio perfecto regressus est
14-29 Observabat, qua præceptum perficeret
15- 5 Non obtinuit ut consilium perficeret
Matth. 5-48 Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester cœlestis perfectus est
19-21 Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes
21-16 Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
Luc. 1-17 Parare Domino plebem perfectam
-45 Quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi
2-39 Et ut perfecerunt omnia secundum legem
6-40 Perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister ejus
12-50 Quomodo coarctor usque dum perficiatur ?
13-32 Et sanitates perficio hodie et cras
14-28 Qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum
-29 Et non potuerit perficere
Joan. 4-34 Qui misit me, ut perficiam opus ejus
5-36 Quæ dedit mihi Pater ut perficiam ea
Rom. 7-18 Perficere autem bonum, non invenio
12- 2 Voluntas Dei bona, et beneplacens, et perfecta
1 Cor. 1-10 Ut... sitis autem perfecti in eodem sensu
2- 6 Sapientiam autem loquimur inter perfectos
13-10 Cum autem venerit quod perfectum est
14-20 Sensibus autem perfecti estote
2 Cor. 7- 1 Perficientes sanctificationem in timore Dei
8- 6 Et perficiat in vobis etiam gratiam istam
-11 Nunc vero et facto perficite
Ita sit et perficiendi ex eo quod habetis
12- 9 Nam virtus in infirmitate perficitur
13-11 Perfecti estote, exhortamini, idem sapite
Galat. 5-16 Et desideria carnis non perficietis
Ephes. 4-13 In virum perfectum, in mensuram ætatis
6-13 Ut possitis... et in omnibus perfecti stare
Philip. 1- 6 Perficiet usque in diem Christi Jesu
2-13 Operatur in vobis et velle, et perficere
3-12 Non quod jam acceperim, aut jam perfectus sim
-15 Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus
Colos. 1-28 Ut exhibeamus omnem hominem perfectum
4-12 Ut stetis perfecti, et pleni in o. voluntate Dei
2 Tim. 3-17 Ut perfectus sit homo Dei
Hebr. 4- 3 Operibus ab institutione mundi perfectis
5-14 Perfectorum autem est solidus cibus
7-19 Nihil enim ad perfectum adduxit lex
-28 Filium in æternum perfectum
9- 9 Non possunt... perfectum facere servientem
10- 1 Nunquam potest accedentes perfectos facere
12-23 Et spiritus justorum perfectorum
Jacob. 1- 4 Patientia autem opus perfectum habet
Ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientes
-17 Et omne donum perfectum, desursum est
-25 Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis
2- 8 Si tamen legem perficitis regalem
3- 2 In verbo non offendit : hic perfectus est vir
1 Petr. 5-10 Modicum passos ipse perficiet, confirmabit
1 Joan. 2- 5 Vere in hoc charitas Dei perfecta est
4-12 Et charitas ejus in nobis perfecta est
-17 In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum
-18 Sed perfecta charitas foras mittit timorem
Qui a. timet, non est perfectus in charitate

PERFLO.

Job. 37-17 Cum perflata fuerit terra Austro
Cant. 4-16 Perfla hortum meum, et fluant aromata illius

PERFODIO.

Num. 25- 8 Et perfodit ambos simul
1 Reg. 26- 8 Nunc ergo perfodiam eum lancea in terra
Job. 24-16 Perfodit in tenebris domos, sicut in die
Ezech. 12- 5 Ante oculos eorum perfode tibi parietem
- 7 Et vespere perfodi mihi parietem manu
-12 Parietem perfodient ut educant eum
Matth. 24-43 Et non sineret perfodi domum suam
Luc. 12-39 Et non sineret perfodi domum suam

PERFORO.

Exod. 21- 6 Perforabitque aurem ejus subula
Num. 24- 8 Ossaq.. confringent, et perforabunt sagittis
Deut. 15-17 Et perforabis aurem ej. in janua domus tuæ
Judic. 5-26 Et tempus valide perforans
4 Reg. 18-21 Ingredietur manum ejus, et perforabit eam?
Judith. 13-28 Gladio perforari præcipiam latera tua
Job. 30-17 Nocte os meum perforatur doloribus
40-19 Et in sudibus perforabit nares ejus
-21 Aut armilla perforabis maxillam ejus?
Isai. 36- 6 Intrabit in manum ejus, et perforabit eam

PERFRINGO.

Eccli. 46- 9 Et perfringere murmur malitiæ

PERFRUOR.

Exod. 30-38 Ut odore illius perfruatur, peribit
Deut. 8- 9 Et rerum omnium abundantia perfrueris
33-23 Dixit: Nephthali abundantia perfruetur
Prov. 1-33 Abundantia perfruetur, timore malorum sublato
Eccle. 6- 6 Vixerit, et non fuerit perfruitus bonis
9- 9 Perfruere vita cum uxore, quam diligis

PERFUGÆ.

4 Reg. 25-11 Et perfugas, qui transfugerant ad regem
Jerem. 39- 9 Et perfugas, qui transfugerant ad eum
52-15 Et de perfugis, qui transfugerant ad regem

PERFUNDO.

Levit. 11-38 Si a. quispiam aqua sementem perfuderit
Num. 12-10 Cumque... et vidisset perfusam lepra
3 Reg. 18-28 Donec perfunderentur sanguine
2 Par. 30-25 Et hilaritate perfusa omnis turba Juda
Esth. 15- 8 Ipsa autem roseo colore vultum perfusa
Psal. 88-46 Perfudisti eum confusione
2 Mac. 1-31 Nehemias jussit lapides majores perfundi

PERFUNGOR.

2 Mac. 6-28 Sanctissimis legibus honesta morte perfungar

PERGAMUS.

Clarissima fuit civitas Asiæ Minoris, atque ipsius Troadis, quam Silenus intermeat fluvius, præfluit Cetius profusus Pindaso monte, sicut scribit Plinius lib. 5, cap. 30 Hist. mundi. Ad Pergami Ecclesiam sanctus Joannes Apostolus scripsit; quis autem fuerit hujus Ecclesiæ episcopus non liquet.

Apoc. 1-11 Mitte... et Pergamo, et Thyatiræ, et Sardis
2-12 Et Angelo Pergami Ecclesiæ scribe

PERGE. *Urbs Pamphyliæ mediterranea.*

Act. 13-13 Paulus et qui cum eo erant venerunt Pergen
-14 Pertranseuntes Pergen, venerunt Antioch.
14-24 Loquentes verbum Domini in Perge, descenderunt

PERGO.

Gen. 10-30 De Messa pergentibus usq. Sephar montem
12- 9 Perrexitque Abram vadens, et ultra progrediens
13- 9 Ego ad sinistram pergam
20-16 Et quocumque perrexeris
22- 6 Cumque duo pergerent simul
- 8 Pergebant ergo pariter
24-10 Profectusque perrexit in Mesopotamiam
-38 Sed ad domum patris mei perges
-56 Dimitte me ut pergam ad dominum meum
25-22 Perrexitque ut consuleret Dominum
27- 9 Pergens ad gregem, affer mihi duos hœdos
-13 Audi vocem meam, et pergens affer quæ dixi
28-10 Egressus Jacob de Bersabee pergebat Haran
-15 Ero custos tuus quocumque perrexeris
31-18 Pergens ad Isaac patrem suum
-21 Amne transmisso pergeret contra montem
-52 Si aut ego transiero illum pergens ad te
34- 4 Et pergens ad Hemor patrem suum: accipe
37-17 Perrexit ergo Joseph post fratres suos
-30 Scissis vestibus pergens ad fratres suos, ait
42- 5 Cum aliis qui pergebant ad emendum
-38 Acciderit in terra ad quam pergitis
43- 4 Pergemus pariter, et ememus tibi necessaria
48- 1 Qui, assumptis duobus filiis Manasse et Ephraim, ire perrexit
Exod. 2- 8 Perrexit puella, et vocavit matrem suam
3- 4 Cernens autem Dominus quod pergeret ad videndum
4-12 Perge igitur, et ego ero in ore tuo
-27 Qui perrexit obviam ei in montem Dei
8-27 Viam trium dierum pergemus in solitudin.
10- 9 Cum parvulis nost. et senioribus pergemus
-26 Cuncti greges pergent nobiscum
Exod. 14-29 Filii autem Israël perrexerunt per medium sicci maris
Levit. 10- 5 Confestimque pergentes, tulerunt eos sicut jacebant
Num. 13-24 Pergentesque usque ad torrentem Botri
14-38 Qui perrexerant ad considerandam terram
16-46 Pergens cito ad populum ut roges pro eis
20-24 Pergat, inquit, Aaron ad populos suos
22- 7 Perrexeruntque seniores Moab, et majores
-39 Perrexerunt ergo simul, et venerunt in urb.
23-15 Sta hic... donec ego obvius pergam
24- 1 Nequaquam abiit ut ante perrexerat
-14 Verumtamen pergens ad populum meum
32-17 Nos autem ipsi armati et accincti pergemus ad prælium
-20 Expediti pergite coram Domino ad pugnam
-27 Famuli tui omnes expediti pergemus ad bellum
-32 Ipsi armati pergemus coram Domino
-39 Filii Manasse perrexerunt in Galaad
-42 Nobe quoque perrexit, et apprehendit
Deut. 1-22 Et renuntient per quod iter debeamus ascendere, et ad quas pergere civitates
-24 Qui cum perrexissent, et ascendissent in montana
-41 Cumq. instructi armis pergeretis in montem
11-29 In terram, ad quam pergis habitandam
25- 7 Perget mulier ad portam civitatis
26- 2 Et pones in cartallo, pergesque ad locum
31-13 In terra, ad quam vos.. pergitis obtinendam
Josue. 1- 9 Quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus ad quæcumque perrexeris
2- 1 Qui pergentes ingressi sunt domum mulieris
-21 Dimittensque eos ut pergerent, appendit funiculum coccineum in fenestra
3-14 Qui portabant arcam fœderis, pergebant ante eum
4-11 Sacerdotesque pergebant ante populum
5-13 Perrexitque ad eum, et ait: Noster es
7- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant
8- 9 Et perrexerunt ad locum insidiarum
-19 Et pergentes ad civitatem, ceperunt, et succenderunt eam
9- 6 Perrexeruntque ad Josuë, qui tunc morabatur in castris
10-24 Qui cum perrexissent, et subjectorum colla pedibus calcarent
15-18 Quæ, cum pergerent simul, suasa est a viro
17- 9 Et exitus ejus pergit ad mare
18- 4 Et pergant atque circumeant terram
- 8 Ut pergerent ad describendam terram
- 9 Itaque perrexerunt: et lustrantes eam
-12 Pergens juxta latus Jericho Septentrionalis plagæ
Judic. 1- 3 Ut et ego pergam tecum in sortem tuam
-10 Pergensque Judas contra Chananæum
-14 Quam pergentem in itinere monuit vir suus
2-15 Sed quocumque pergere voluissent
4- 8 Si nolueris venire mecum, non pergam
- 9 Surrexit itaque Debbora, et perrexit cum Barac in Cedes
7- 4 De quo dixero tibi, ut tecum vadat, ipse pergat
8- 1 Cum ad pugnam pergeres contra Madian
11- 5 Perrexerunt majores natu de Galaad
12- 1 Vocare nos noluisti, ut pergeremus tecum
15- 4 Perrexitque, et cepit trecentas vulpes
- 5 Statim perrexerunt in segetes Philisthinor.
18- 2 Qui cum pergentes venissent in montem Ephraïm
- 5 Ut scire possent an prospero itinere pergerent
- 6 Do. respicit viam vestr. et iter quo pergitis
-21 Qui cum pergerent, et ante se ire fecissent
-26 Et sic cœpto itinere perrexerunt
19- 9 Surrexitque adolescens, ut pergeret cum uxore sua et puero
-10 Sed statim perrexit, et venit contra Jebus
-18 Et pergimus ad locum nostrum
20-45 Fugerunt in solitudinem: et pergebant ad petram, cujus vocabulum est Remmon
21-21 Et pergite in terram Benjamin
Ruth. 1- 6 Et surrexit ut in patriam pergeret
-10 Tecum pergemus ad populum tuum
-16 Quocumque enim perrexeris, pergam
-18 Videns ergo Noëmi quod obstinato animo Ruth decrevisset secum pergere
1 Reg. 6-12 Gradiebantur, pergentes et mugientes
11-15 Et perrexit omnis populus in Galgala
13-17 Unus cuneus pergebat contra viam Ephra
14- 7 Perge quo cupis, et ero tecum ubicumque volueris
17-13 Et nomina trium filiorum ejus, qui perrexerunt ad bellum
22-14 Et gener regis, et pergens ad imperium tuum
1 Reg. 23-28 Et perrexit in occursum Philisthinorum
24- 3 Perrexit ad investigandum David et viros
- 8 Exurgens de spelunca, pergebat cœpto itinere
29-10 Et cum... cœperit dilucescere, pergite
30- 2 Sed secum duxerant, et pergebant itinere s.
-13 Cujus es tu? vel unde? et quo pergis?
2 Reg. 13-30 Cumque adhuc pergerent in itinere
17-21 Et pergentes nuntiaverunt regi David
3 Reg. 17-11 Cumque illa pergeret ut afferret, clamavit
19- 4 Et perrexit in desertum, viam unius diei
4 Reg. 2-11 Cumque pergerent, et incedentes sermocinarentur
3- 9 Perrexerunt igitur rex Israël et rex Juda
-23 Nunc perge ad prædam Moab
-24 Perrexeruntque in castra Israel
16-10 Perrexitq. rex Achaz in occursum Theglath.
1 Par. 11-18 Per media castra Philisthin. perrexerunt
17- 8 Et fui tecum quocumque perrexisti
-21 Gens una in terra, ad quam perrexit Deus
18- 3 Quando perrexit ut dilataret imperium s.
- 6 Adjuvitque eum Dominus in cunctis, ad quæ perrexerat
-13 Salvavitque Dominus David in cunctis, ad quæ perrexerat
19-10 Elegit viros... et perrexit contra Syrum
-11 Et perrexerunt contra filios Ammon
-14 Perrexit ergo Joab, et pop. qui cum eo erat
20- 1 Joab... perrexitque et obsedit Rabba
2 Par. 11- 4 Reversi sunt nec perrexerunt contra Jerob.
14-10 Porro Asa perrexit obviam ei, et instruxit
17- 4 Sed (*speravit Josaphat*) in Deo patris sui, et perrexit in præceptis illius
22- 5 Perrexit cum Joram filio Achab rege Israel
30- 6 Perrexeruntque cursores cum epistolis
-10 Cursores pergebant velociter de civitate
35-22 Verum perrexit ut dimicaret in campo Mageddo
1 Esdr. 8-31 Promovimus ergo... ut pergeremus Jerus.
Tobiæ. 1- 6 Sed pergebat in Jerus. ad templum Dom.
-15 Pergebat ergo ad omnes, qui erant in captiv.
-19 Tobias quotidie pergebat per omnem cognationem suam
3-10 Ad hanc vocem perrexit in superius cubiculum domus suæ
5- 2 Sed neque viam, per quam pergatur illuc, aliquando cognovi
- 4 Sed perge nunc, et inquire tibi aliquem fidel.
9- 6 In Rages civitatem Medorum perrexit
14- 4 Cum bono profectu timoris Dei perrexit in pace
Esth. 6-14 Et cito eum ad convivium, quod regina paraverat, pergere compulerunt
Job. 33-28 Liberavit animam suam ne pergeret in interitum
39- 4 Separantur filii ear., et pergunt ad pastum
-21 Exultat audacter: in occursum pergit armatis
Prov. 9-15 Ut vocaret... et pergentes itinere suo
Eccle. 1- 6 Lustrans universa in circuitu pergit spiritus
3-20 Et omnia pergunt ad unum locum
6- 4 Frustra enim venit, et pergit ad tenebras
- 8 Quid pauper, nisi ut pergat illuc, ubi est vita
10-15 Affliget eos, qui nesciunt in urbem pergere
Isai. 30-29 Et lætitia cordis sicut qui pergit cum tibia
45-14 Post te ambulabunt, vincti manicis pergent
Jerem. 40- 4 Et quo placuerit tibi ut vadas, illuc perge
41-17 Ut pergerent, et introirent Ægyptum
42- 3 Annuntiet nobis Dominus.. viam, per quam pergamus
-14 Nequaq., sed ad terram Ægypti pergemus
45- 5 In omnibus locis, ad quæcumque perrexeris
51-59 Cum pergeret cum Sedecia rege in Babyl.
Ezech. 40-40 Ad ostium portæ, quæ pergit ad Aquilon.
48- 1 Juxta viam Hethalon pergentibus Emath
Dan. 6-19 Consurgens, festinus ad lacum leonum perrexit
Osee. 6- 9 In via interficientium pergentes de Sichem
1 Mac. 2-32 Et statim perrexerunt ad eos, et constituer.
5-36 Inde perrexit, et cepit Casbon et Mageth
2 Mac. 12- 1 His factis pactionibus, Lysias pergebat ad regem
Joan. 8- 1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti
Act. 22- 5 Ad fratres Damascum pergebam

PERGRANDIS.

Josue. 24-26 Et tulit lapidem pergrandem, posuitq. eum

PERHIBEO.

Joan. 1- 7 Ut testimonium perhiberet de lumine
- 8 Sed ut testimonium perhiberet de lumine
-15 Joannes testimonium perhibet de ipso
-32 Et testimonium perhibuit Joannes, dicens
-34 Testimonium perhibui quia hic est Filius Dei
2-25 Ut quis testimonium perhiberet de homine

Joan. 3-26 Cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat
-28 Ipsi vos mihi testimonium perhibetis
4-39 Propter verbum mulieris testimonium perhibentis
-44 Ipse enim Jesus testimonium perhibuit
5-31 Si ego testimonium perhibeo de me ipso
-32 Alius est, qui testimonium perhibet de me
Verum est testimon., quod perhibet de me
-33 Et testimonium perhibuit veritati
-36 Quæ ego facio, testimon. perhibent de me
-37 Ipse testimonium perhibuit de me
-39 Et illæ sunt, quæ testimon. perhibent de me
7- 7 Quia ego testimonium perhibeo de illo
8-13 Tu de te ipso testimonium perhibes
-14 Et si ego testimonium perhibeo de me ipso
-18 Ego sum, qui testimonium perhibeo de me
Testimonium perhibet de me, qui misit me
10-25 Hæc testimonium perhibent de me
12-17 Testimonium ergo perhibebat turba
15-26 Ille testimonium perhibebit de me
-27 Et vos testimonium perhibebitis
18-23 Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo
-37 Ut testimonium perhibeam veritati
19-35 Et qui vidit, testimonium perhibuit
21-24 Hic est Discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, et scripsit hæc
Act. 10-43 Huic omnes prophetæ testimonium perhibent
13-22 Cui testimonium perhibens, dixit: Inveni
14- 3 Testimonium perhibente verbo gratiæ suæ
15- 8 Et qui novit corda Deus, testimonium perhibuit
26- 5 Si velint testimonium perhibere
Rom. 9- 1 Testimon. mihi perhibente conscientia mea
10- 2 Testimonium enim perhibeo illis, quod æmulationem Dei habent
Galat. 4-15 Testimonium enim perhibeo vobis
Colos. 4-13 Testimonium enim illi perhibeo quod habet
Hebr. 11- 4 Testimonium perhibente muneribus ej. Deo
3 *Joan.* - 3 Et testimonium perhibentibus veritati tuæ
-12 Sed et nos testimonium perhibemus
Apoc. 1- 2 Qui testimonium perhibuit verbo Dei
22-20 Dicit qui testimonium perhibet istorum

PERIBOLUS.

Ezech. 42- 7 Et peribolus exterior secundum gazophylacia
-10 In latitudine periboli atrii, quod erat contra viam Orientalem
1 *Mac.* 14-48 Et ponere eas in peribolo sanctorum

PERICLITOR.

Gen. 35-17 Ob difficultatem partus periclitari cœpit
Eccli. 34-13 Aliquoties usq. ad mortem periclitatus sum
Jonæ. 1- 4 In mari, et navis periclitabatur conteri
2 *Mac.* 15-17 Eo quod civitas sancta et templum periclitarentur
Luc. 8-23 Et complebantur, et periclitabantur
Act. 19-27 Non solum a. hæc periclitabitur nobis pars
-40 Nam et periclitamur argui seditionis hodiernæ
1 *Cor.* 15-30 Ut quid et nos periclitamur omni hora?

PERICULOSUS, A.

2 *Reg.* 2-26 An ignoras quod periculosa sit desperatio?
Eccli. 26-28 Duæ species difficiles et periculosæ mihi apparuerunt
2 *Mac.* 4-16 Quarum gratia periculosa eos contentio habebat
2 *Tim.* 3- 1 In novissimis diebus instabunt tempora periculosa

PERICULUM.

Deut. 20- 4 Adversarios dimicabit, ut eruat vos de periculo
Judic. 5- 2 Qui sponte obtulistis de Israël animas vestras ad periculum, benedicite Domino
9-17 Animam s. dedit periculis, ut erueret vos
2 *Reg.* 23-17 Num sanguinem hominum istorum, qui profecti sunt, et animarum periculum bibam?
1 *Par.* 11-19 Quia in periculo animarum suarum attulerunt mihi aquam
12-19 Periculo capitis nostri revertetur ad... Saül
Tobiæ. 4- 4 Quæ et quanta pericula passa sit propter te
Esth. 4-16 Non vocata, tradensq. me morti et periculo
14- 1 Pavens periculum, quod imminebat
- 4 Periculum meum in manibus meis est
Psal. 114- 3 Et pericula inferni invenerunt me
Prov. 7-23 Nescit quod de periculo animæ illius agitur
Eccli. 3-27 Et qui amat periculum, in illo peribit
43-26 Qui navigant mare, enarrent pericula ejus
46-10 A periculo liberati sunt a numero sexcentor.
1 *Mac.* 11-23 Et elegit de senioribus Israël, et de sacerdotibus, et dedit se periculo
14-29 Et fratres ejus dederunt se periculo
2 *Mac.* 1-11 De magnis periculis a Deo liberati
2-19 Eripuit enim nos de magnis periculis
4- 4 Considerans Onias periculum contentionis
11- 7 Simul secum periculum subire
Rom. 8-35 An periculum? an persecutio? an gladius?
2 *Cor.* 1-10 Qui de tantis periculis nos eripuit, et eruit
11-26 In itineribus sæpe, periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus

PERIMO.

Josue. 11-11 Ipsamque urbem peremit incendio
1 *Mac.* 5-13 Et peremerunt illic fere mille viros
-51 Peremerunt omnem masculum in ore gladii
9- 2 Et peremerunt animas hominum multas
2 *Mac.* 4-34 Statim eum peremit, non veritus justitiam
5-26 Ingentem multitudinem peremit
6-30 Sed, cum plagis perimeretur, ingemuit
8-20 Ipsi sex millia soli peremerunt centum viginti millia
10-23 Plus quam viginti millia peremit
-37 In quodam repertum loco peremerunt
12- 6 Eos autem qui ab igne refugerant, gladio peremit
-19 Peremerunt a Timotheo relictos in præsidio

PERIPSEMA.

Περίψημα. *Vox Græca, quam aliqui putant significare abjectam sordem, ramenta, resque vilissimas quæ abjiciuntur. Alii per* peripsema *intelligi putant vilem panniculum, vel strophiolum, quo sudor abstergitur. Budæus, ex Suida et aliis, ait* purgamenta *homines esse sacros, quos quasi onustos totius civitatis sceleribus in mare projiciebant, et Neptuno sacrificabant, addentes hæc verba* περίψημα ἡμῶν γενοῦ, esto nostrum peripsema, *id est, nostra piacularis victima. Tale piaculum fuit apud Hebræos caper emissarius, ut in Levit.* 16-21 *videre est.*

1 *Cor.* 4-13 Facti sumus, omnium peripsema usq. adhuc

PERISCELIS.

Num. 31-50 Periscelides et armillas, annulos et dextralia
Isai. 3-20 Discriminalia, et periscelidas, et murenulas

PERITIA.

Judith. 5-27 Et sine virtute, et sine peritia artis pugnæ
Eccli. 25- 8 Corona senum multa peritia, et gloria illor.
44- 5 In peritia sua requirentes modo musicos

PERITUS.

Prolog. Eccli. Quia non solum ipsos loquentes necesse est esse peritos
Ut desiderantes discere, et illorum periti facti, magis magisque attendant
Eccli. 21-25 Et homo peritus confundetur a persona potentis
36-22 Dabit tristitiam, et homo peritus resistet illi
37-22 Vir peritus multos erudivit

PERIZOMATA.

Gen. 3- 7 Consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata

PERJURIUM.

Sap. 14-25 Turbatio et perjurium, tumultus bonorum

PERJURO.

Levit. 19-12 Non perjurabis in nomine meo, nec pollues
Prov. 30- 9 Compulsus furer, et perjurem nomen Dei
Matth. 5-33 Non perjurabis: reddes autem Domino juramenta tua

PERJURUS.

Eccle. 9- 2 Ut perjurus, ita et ille qui verum dejerat
Malac. 3- 5 Et ero testis velox maleficis, et adulteris, et perjuris
1 *Tim.* 1-10 Plagiariis, mendacibus, et perjuris (*posita est lex*)

PERLINIENS.

Sap. 13-14 Perliniens rubrica, et rubicundum faciens fuco colorem illius, et omnem maculam, quæ in illa est, perliniens

PERLUCIDUS.

Apoc. 21-21 Aurum mundum, tanquam vitrum perlucidum

PERMAGNIFICUS.

Esth. 2-18 Jussit convivium præparari permagnificum

PERMANEO.

Gen. 6- 3 Non permanebit spiritus meus in homine
29-31 Aperuit vulvam ejus, sorore sterili permanente
30-37 Quæ integræ fuerant, viridia permanserunt
Levit. 20-14 Nec permanebit tantum nefas in medio vestri
Num. 24-22 De stirpe Cin, quandiu poteris permanere
36- 8 Ut hæreditas permaneat in familiis
Deut. 4-40 Et permaneas multo tempore super terram
21-23 Non permanebit cadaver ejus in ligno
27-26 Maledictus, qui non permanet in sermonibus legis hujus
Josue. 7-26 Qui permanet usque in præsentem diem
8-29 Qui permanet usque in præsentem diem
10-27 Saxa ingentia, quæ permanent usque in præsens
22-17 Macula hujus sceleris in nobis permanet
1 *Reg.* 22-13 Insidiator usque hodie permanens
4 *Reg.* 13- 6 Si quidem et lucus permansit in Samaria
1 *Par.* 17-24 Permaneatque et magnificetur nomen tuum
Et domus David servi ejus permanens coram eo
29-18 In venerationem tui mens ista permaneat
2 *Par.* 7-16 Et permaneant oculi mei, et cor meum, ibi
Tobiæ. 2-14 Sed immobilis in Dei timore permansit
4-20 Et omnia consilia tua in ipso permaneant
14-17 Et in sancta conversatione permansit
Judith. 4-12 Si manentes permanseritis in jejuniis
-15 Permanebant in conspectu Domini
9-18 Ut domus tua in sanctificatione tua permaneat
Job. 2- 9 Adhuc tu permanes in simplicitate tua?
14- 2 Et nunquam in eodem statu permanet
20-21 Et propterea nihil permanebit de bonis ejus
21- 8 Semen eorum permanet coram eis
Psal. 5- 6 Neque permanebunt injusti ante oculos tuos
9- 8 Et Dominus in æternum permanet
18-10 Timor Do. sanctus, permanens in sæculum
60- 8 Permanet in æternum in conspectu Dei
71- 5 Et permanebit cum sole, et ante lunam
-17 Ante solem permanet nomen ejus
101-13 Tu autem, Domine, in æternum permanes
-27 Ipsi peribunt, tu autem permanes
118-89 Domine, verbum tuum permanet in cœlo
-90 Fundasti terram, et permanet
Prov. 2-21 Habitabunt in terra, et simplices permanebunt in ea
12- 7 Domus autem justorum permanebit
19-21 Voluntas autem Domini permanebit
Eccle. 2-11 Vidi... et nihil permanere sub sole
3-15 Quod factum est, ipsum permanet
8- 3 Neque permaneas in opere malo
Sap. 7-27 Et in se permanens omnia innovat
11-26 Quomodo autem posset aliquid permanere
16- 6 Sed non in perpetuum ira tua permansit
18-20 Sed non diu permansit ira tua
Eccli. 2-12 Quis enim permansit in mandatis ejus
4-16 Et qui intuetur illam, permanebit confidens
6- 8 Et non permanebit in die tribulationis
-10 Et non permanebit in die necessitatis
-11 Amicus si permanserit fixus, erit tibi quasi coæqualis
-21 Et non permanebit in illa excors
-23 Permanet usque ad conspectum Dei
11-17 Datio Dei permanet justis, et profectus illius
12-14 Una hora tecum permanebit
21-16 Et consilium illius sicut fons vitæ permanet
22-21 Contra faciem venti non permanebunt
-23 Sic et qui in præceptis Dei permanet semper
-29 In tempore tribulationis illius permane illi fidelis
28-26 Perseverantia illius non permanebit
38-20 In abductione permanet tristitia
39-15 Si permanserit, nomen derelinquet
40-17 Et misericordia in sæculum permanet
41-15 Hoc enim magis permanebit tibi
-16 Bonum autem nomen permanebit in ævum
44-11 Cum semine eorum permanent bona
46-11 Usque in senectutem permansit illi virtus
-15 Et nomen eorum permaneat in æternum, permanens ad filios illorum
Isai. 7- 9 Si non credideritis, non permanebitis
Jerem. 30-20 Et cœtus ejus coram me permanebit
32-14 Ut permanere possint diebus multis
48-11 Idcirco permansit gustus ejus in eo
Thren. 5-19 Tu autem, Domine, in æternum permanebis
1 *Mac.* 7-38 Et ne dederis eis ut permaneant
2 *Mac.* 4-50 Permanebat in potestate, crescens in malitia
8- 1 Eos, qui permanserunt in Judaïsmo, assumentes

Luc. 1-22 Ipse erat innuens illis, et permansit mutus
22-28 Qui permansistis mecum in tentationibus m.
Joan. 6-27 Sed qui permanet in vitam æternam
Act. 11-23 Hortabatur omnes in proposito cordis permanere
13-43 Suadebant eis ut permanerent in gratia Dei
14-21 Exhortantesque ut permanerent in fide
27-33 Jejuni permanetis, nihil accipientes
Rom. 6- 1 Permanebimus in peccato, ut gratia abundet ?
11-22 Bonitatem Dei, si permanseris in bonitate
-23 Si non permanserint in incredulitate
1 Cor. 7- 8 Bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego
-20 In qua vocatione vocatus est, in ea permaneat
-24 In quo vocatus est, fratres, in hoc permaneat apud Deum
-40 Beatior autem erit si sic permanserit
16- 8 Permanebo a. Ephesi usque ad Pentecosten
Galat. 2- 5 Ut veritas Evangelii permaneat apud vos
3-10 Maledictus omnis, qui non permanserit
Philip. 1-24 Permanere autem in carne, necessarium propter vos
-25 Manebo, et permanebo omnibus vobis
3-16 Et in eadem permaneamus regula
Colos. 1-23 Si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles
1 Tim. 2-15 Si permanserit in fide et dilectione
2 Tim. 2-13 Si non credimus, ille fidelis permanet
3-14 Tu vero permane in iis, quæ didicisti
Hebr. 1-11 Ipsi peribunt, tu autem permanebis
7-23 Quod morte prohiberentur permanere
8- 9 Ipsi non permanserunt in testamento meo
Jacob. 1-25 Qui autem... et permanserit in ea
1 Petr. 1-23 Verbum Dei vivi et permanentis in ætern.
1 Joan. 2-19 Nam, si fuissent ex nobis, permansissent
-24 Quod audistis ab initio, in vobis permaneat
Si in vobis permanserit quod audistis ab initio
2 Joan. - 2 Propter veritatem quæ permanet in nobis
- 9 Qui recedit, et non permanet in doctrina
Qui permanet in doctrina, hic et Patrem et Filium habet

PERMISSUS.

Act. 26-12 Cum potestate et permissu principum sacerdotum

PERMITTO.

Gen. 47-24 Quatuor reliquias permitto vobis in sementem
Deut. 20-16 Nullum omnino permittes vivere
Judic. 12- 5 Obsecro ut me transire permittatis
Ruth. 2-16 Projicite de industria, et remanere permittite
1 Reg. 24- 8 Non permisit eos ut consurgerent in Saül
Tobiæ. 2-12 Tentationem ideo permisit Dom. evenire illi
4-14 Aut in tuo verbo dominari permittas
Judith. 13-20 Non permisit me Dominus ancillam suam
Sap. 19- 2 Cum ipsi permisissent ut se educerent
1 Mac. 8-27 Adjuvabunt Romani... prout eis tempus permiserit
12-40 Ne forte non permitteret eum Jonathas
15- 6 Et permitto tibi facere percussuram
2 Mac. 11-18 Et quæ res permittebat, concessit
Matth. 8-21 Permitte me primum ire, et sepelire patrem
19- 8 Permisit vobis dimittere uxores vestras
Marc. 10- 4 Permisit libellum repudii scribere et dimittere
Luc. 8-32 Rogabant eum, ut permitteret eis in illos ingredi. Et permisit illis
-51 Non permisit intrare secum quemquam
9-59 Permitte mihi primum ire, et sepelire patr.
-61 Sed permitte mihi primum renuntiare his
Joan. 19-38 Ut tolleret corpus Jesu. Et permisit Pilatus
Act. 16- 7 Et non permisit eos Spiritus Jesu
19-30 Paulo autem volente intrare in populum, non permiserunt discipuli
21-39 Rogo a. te, permitte mihi loqui ad populum
-40 Cum ille permisisset, Paulus stans in gradibus
26- 1 Ait : Permittitur tibi loqui pro temetipso
27- 3 Permisit ad amicos ire, et curam sui agere
28-16 Permissum est Paulo manere sibimet
1 Cor. 14-34 Non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse
16- 7 Manere apud vos, si Dominus permiserit
1 Tim. 2-12 Docere autem mulieri non permitto
Hebr. 6- 3 Et hoc faciemus, siquidem permiserit Deus
Apoc. 2-20 Quia permittis mulierem Jezabel, quæ se dicit propheten

PERMIXTÆ.

2 Mac. 8- 9 Datis ei de permixtis gentibus, armatis

PERMODICUS.

2 Par. 24-24 Cum permodicus venisset numerus Syror.

PERMUNDO.

Matth. 3-12 Permundabit aream suam : et congregabit

PERMUTATIONES.

Sap. 7-18 Vicissitudinum permutationes, et commutatione

PERNICIES.

Eccli. 48- 6 Dejecisti reges ad perniciem, et confregisti
2 Petr. 2-12 Naturaliter in captionem et in perniciem

PERNOCTO.

Deut. 24-12 Non pernoctabit apud te pignus
Luc. 6-12 Et erat pernoctans in oratione Dei

PERORO.

2 Mac. 15-24 Et hic quidem ita peroravit

PERPAUCA.

Eccli. 48-17 Et relicta est gens perpauca et princeps
Hebr. 13-22 Etenim perpaucis scripsi vobis

PERPENDICULUM.

Isai. 34-11 Et perpendiculum in desolationem
Zach. 1-16 Et perpendiculum extendetur super Jerus.

PERPERAM.

1 Cor. 13- 4 Non æmulatur, non agit perperam, non inflatur

PERPESSA.

Deut. 22-26 Occidit animam ejus : ita et puella perpessa est
Tobiæ. 7-20 Det tibi gaudium pro tædio quod perpessa es
Marc. 5-26 Fuerat multa perpessa a compluribus medicis

PERPETRO.

Gen. 34- 7 Violata filia Jac. rem illicitam perpetrasset
Exod. 22- 3 Homicidium perpetravit, et ipse morietur
- 9 Ad perpetrandam fraudem, tam in bove
Levit. 20-10 Adulterium perpetravit cum conjuge proximi sui
Deut. 13-14 Abominationem hanc opere perpetratam
17- 5 Qui rem sceleratissimam perpetrarunt
Judic. 20- 3 Quomodo tantum scelus perpetratum esset
-13 Qui hoc flagitium perpetrarunt, ut moriantur
4 Reg. 17-40 Juxta consuetud. s. pristinam perpetrabant
1 Par. 11-22 Qui multa opera perpetrarat, de Cabseel
2 Par. 20-23 Cumq. hoc opere perpetrassent...concidere
Eccle. 8-11 Absque timore ullo filii hominum perpetrant mala
Jerem. 38- 9 Quæcumq. perpetrarunt contra Jeremiam
44-25 Implestis vota vest., et opere perpetrastis ea
Ezech. 23-10 Et judicia perpetraverunt in ea
Dan. 11-36 Perpetrata quippe est definitio
2 Mac. 12- 3 Joppitæ vero tale quoddam flagitium perpetrarunt

PERPETUUS, A, UM.

Exod. 12-17 In generationes vestras ritu perpetuo
19- 9 Et credat tibi in perpetuum
27-21 Perpetuus erit cultus per successiones eor.
29- 9 Eruntque sacerdotes mihi in religione perpetua
-28 Et filiorum ejus jure perpetuo a filiis Israël
-42 Oblatione perpetua in generationes vestras
31-17 Inter me et filios Isr., signumq. perpetuum
Levit. 3-17 Jure perpetuo in generationibus
6-13 Ignis est iste perpetuus, qui nunq. deficiet
7-34 Dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua
-36 Religione perpetua in generationibus suis
10-15 Pertineant ad te, et ad filios tuos, lege perpetua
16-31 Affligetis animas vestras religione perpetua
24- 3 Cultu ritque perpetuo in generationibus
- 9 De sacrificiis Domini jure perpetuo
25-23 Terra quoque non vendetur in perpetuum
-30 Possidebit eam, et posteri ej. in perpetuum
Num. 18-11 Dedi.. filiis t. ac filiabus tuis, jure perpetuo
-19 Dedi, et filiis ac filiabus tuis, jure perpetuo
19-10 Qui habitant inter eos, sanctum jure perpetuo
27-11 Eritq. hoc filiis Isr. sanctum lege perpetua
Deut. 28-59 Augebit..infirmitates pessimas et perpetuas
1 Par. 17-14 Thronus ejus erit firmissimus in perpetuum
-23 Super domum ej., confirmetur in perpetuum
-27 Te... benedicente, benedicta erit in perpetuum
23-13 Ac benediceret nomini ejus in perpetuum
2 Par. 6- 2 Domum nomini ejus, ut habitaret ibi in perpetuum
Job. 14-20 Roborasti eum paululum ut in perpetuum transiret
36- 7 Et reges in solio collocat in perpetuum
Psal. 102- 9 Non in perpetuum irascetur : neq. in ætern.
Prov. 12-19 Labium veritatis firmum erit in perpetuum
Eccle. 2-16 Non enim erit memoria sapientis similiter ut stulti in perpetuum
3-14 Opera, quæ fecit Deus, perseverent in perpetuum
Sap. 1-15 Justitia enim perpetua est et immortalis
3- 8 Et regnabit Dominus illorum in perpetuum
4- 2 Et in perpetuum coronata triumphat
-19 In contumelia inter mortuos in perpetuum
5-16 Justi autem in perpetuum vivent
6-21 Deducit ad regnum perpetuum
-22 Diligite sapientiam, ut in perpetuum regnetis
12-10 Quoniam non poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum
14-13 Neque...ab initio, neq. erunt in perpetuum
16- 6 Sed non in perpetuum ira tua permansit
17- 2 Fugitivi perpetuæ providentiæ jacuerunt
Eccli. 11-35 Inducat super te subsannationem in perpetuum
15-16 In perpetuum fidem placitam facere
Isai. 18- 6 Æstate perpetua erunt super eum volucres
26- 4 Sperastis... in Dom. Deo forti in perpetuum
28-28 Non in perpetuum triturans triturabit illum
60-21 Justi in perpetuum hæreditabunt terram
61- 8 In veritate, et fœdus perpetuum feriam eis
62- 6 Tota die et tota nocte in perpetuum non tacebunt
Jerem. 3- 5 Numquid irasceris in perpetuum ?
-12 Et non irascar in perpetuum
15-18 Quare factus est dolor meus perpetuus
31- 3 Et in charitate perpetua dilexi te
-40 Non destruetur ultra in perpetuum
51-62 Et ut sit perpetua solitudo
52-34 Cibaria perpetua dabantur ei a rege Babyl.
Thren. 5-20 Quare in perpetuum oblivisceris nostri ?
Ezech. 27-36 Ad nihilum deducta es, et non eris usque in perpetuum
28-19 Nihili factus es, et non eris in perpetuum
37-25 Et David servus meus princeps eorum in perpetuum
-26 Dabo sanctificationem meam in medio eorum in perpetuum
-28 Sanctificatio mea in medio eorum in perpetuum
46-14 Sacrificium Domino legitimum, juge atque perpetuum
Dan. 3-34 Ne, quæsumus, tradas nos in perpetuum
12- 3 Quasi stellæ in perpetuas æternitates
Mich. 2- 9 A parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum
Hebr. 7- 3 Manet sacerdos in perpetuum
-25 Salvare in perpetuum potest accedentes

PERPLEXUS.

Job. 40-12 Nervi testiculorum ejus perplexi sunt

PERQUIRO.

Judic. 6-29 Cumque perquirerent auctorem facti
1 Reg. 10- 2 Inventæ sunt asinæ, ad quas ieras perquirendas
4 Reg. 10-23 Perquirite, et videte, ne quis forte vobisc. sit
1 Par. 28- 8 Et perquirite cuncta mandata Domini Dei
2 Par. 22- 9 Ipsum quoque perquirens Ochoziam
Tobiæ. 4-19 Consilium semper a sapiente perquire
-22 Ideo perquire quomodo a deum pervenias
Judith. 5-24 Domine, perquire si est aliqua iniquitas eor.
Job. 39- 8 Montes pascuæ suæ, et virentia quæque perquirit

PERSA. *Vid.* Persis, *quæ regio.*

2 Par. 36-20 Donec imperaret rex Persarum
-22 Anno autem primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Do. spiritum Cyri regis Persarum
-23 Hæc dicit Cyrus rex Persarum
1 Esdr. 1- 1 In anno primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Do. spiritum Cyri regis Persarum
- 2 Hæc dicit Cyrus rex Persarum
- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum
3- 7 Juxta quod præceperat Cyrus rex Persarum
4- 3 Sicut præcepit nobis Cyrus rex Persarum
- 5 Omnibus diebus Cyri regis Persarum, et usque ad regnum Darii regis Persarum
- 7 Scripsit... ad Artaxerxem regem Persarum
-24 Ad annum secundum regni Darii regis Persarum
6-14 Jubente Deo Israël, et jubente Cyro, et Dario, et Artaxerxe, regibus Persarum
7- 1 In regno Artaxerxis regis Persarum

1 *Esdr.* 9- 9 Sed inclinavit super nos misericordiam coram rege Persarum, ut daret nobis vitam
2 *Esdr.* 12-22 Et sacerdotes in regno Darii Persæ
Judith. 16-12 Horruerunt Persæ constantiam ejus
Esth. 1- 3 Fortissimis Persarum, et Medorum inclytis
-14 Septem duces Persarum atque Medorum
-18 Conjuges Persarum atque Medorum, parvipendent imperia maritorum
-19 Scribatur juxta legem Persarum atq. Med.
10- 2 Scripta sunt in libris Medor. atq. Persarum
16-10 Macedo, alienusque a Persarum sanguine
-14 Et regnum Persarum transferret in Maced.
-23 Omnes, qui fidenter Persis obediunt
Ezech. 27-10 Persæ, et Lydii, et Libyes erant in exercitu
38- 5 Persæ, Æthiopes, et Libyes cum eis
Dan. 5-28 Regnum tuum, et datum est Medis et Persis
6- 8 Ut non immutetur quod statutum est a Medis et Persis
-12 Juxta decretum Medorum atque Persarum
-15 Scito, rex, quia lex Med. atq. Persarum est
-28 Usq. ad regnum Darii, regnumq. Cyri Persæ
8-20 Aries, quem vidisti habere cornua, rex Medorum est atque Persarum
10- 1 Anno tertio Cyri regis Persarum, verbum revelatum est Danieli
-13 Princeps autem regni Persarum restitit mihi Et ego remansi ibi juxta regem Persarum
-20 Ut prælier adversum principem Persarum
1 *Mac.* 1- 1 Postquam percussit Alexander... Darium regem Persarum et Medorum
2 *Mac.* 1-33 Renuntiatum est regi Persarum quod in loco

PERSCRUTOR.

Deut. 19-18 Cumq. diligentiss. perscrutantes invenerint
1 *Reg.* 23-23 Perscrutabor eum in cunctis millibus Juda
1 *Mac.* 3- 5 Et persecutus est iniquos perscrutans eos
9-26 Et exquirebant, et perscrutabantur amicos Judæ

PERSECUTIO.

Sap. 11-21 Persecutionem passi ab ipsis factis suis
16-16 Grandinibus et pluviis persecutionem passi
-18 Quon. Dei judicio patiuntur persecutionem
Matth. 5-10 Beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam
13-21 Facta autem tribulatione et persecutione
Marc. 4-17 Orta tribulatione et persecutione propter verbum
10-30 Matres, et filios, et agros, cum persecutionibus
Act. 8- 1 Facta est autem in illa die persecutio magna
13-50 Et excitaverunt persecutionem in Paulum
Rom. 8-35 An periculum? an persecutio? an gladius?
1 *Cor.* 4-12 Persecutionem patimur, et sustinemus
2 *Cor.* 4- 9 Persecutionem patimur, sed non derelinq.
12-10 In persecutionibus, in angustiis pro Christo
Galat. 5-11 Quid adhuc persecutionem patior?
6-12 Ut crucis Christi persecutionem non patiantur
2 *Thes.* 1- 4 Et in omnibus persecutionibus vestris
2 *Tim.* 3-11 Persecutiones, passiones: qualia mihi facta Quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus
-12 In Christo Jesu, persecutionem patientur

PERSECUTOR.

2 *Esdr.* 9-11 Persecutores a. eor. projecisti in profundum
Esth. 9- 2 Ut extenderent manum contra inimicos et persecutores suos
-16 Interfectis hostibus ac persecutoribus suis
Thren. 1- 3 Omn. persecutores ej. apprehenderunt eam
4-19 Velociores fuerunt persecutores nostri aquilis cœli
1 *Tim.* 1-13 Qui prius blasphemus fui et persecutor

PERSENILIS.

Josue. 23- 1 Et Josuë jam longævo, et persenilis ætatis

PERSEPOLIS.

Urbs Persarum, in quam intravit Antiochus, qui tentavit templum expoliare, et civitatem opprimere; sed multitudine ad arma confugiente, in fugam versus est. Hæc eadem ipsa civitas Elimais vocatur, et esse videtur in Perside nobilissima. Persepolis aliquando Persarum regia fuit, etiam Alexandri Magni tempore, qui meretricis Laidis impulsu eam combussit.

2 *Mac.* 9- 2 Intraverat enim in eam, quæ dicitur Persepolis

PERSEQUOR.

Gen. 14-14 Et persecutus est usque Dan
-15 Percussitque eos, et persecutus est eos
31-23 Persecutus est eum diebus septem
35- 5 Et non sunt ausi persequi recedentes
Gen. 44- 4 Surge, inquit, et persequere viros
Exod. 14- 4 Et indurabo cor ejus, ac persequetur vos
- 8 Induravitque Dominus cor Pharaonis regis Ægypti, et persecutus est filios Israël
- 9 Cumque persequerentur Ægyptii vestigia
-17 Indurabo cor Ægypt. ut persequantur vos
-23 Persequentesque Ægyptii ingressi sunt post eos
15- 9 Dixit inimicus: Persequar et comprehend.
Levit. 26- 7 Persequimini inimicos vestros, et corruent
- 8 Persequentur quinque de vestris centum
-17 Fugietis, nemine persequente
-36 Cadent, nullo persequente
Num. 14-45 Concidens, persecutus est eos usque Horma
Deut. 1-44 Amorrhæus... obviam veniens, persecutus est vos, sicut solent apes persequi
11- 4 Cum vos persequerentur, et deleverit eos
16-20 Juste quod justum est persequeris: ut vivas
19- 6 Ne forsitan proximus ejus, cujus effusus est sanguis... persequatur, et apprehendat
26- 5 Syrus persequebatur patrem meum
- 6 Persecuti sunt imponentes onera gravissima
28-22 Percutiat te Dominus... et persequatur donec pereas
-45 Et persequentes apprehendent te, donec intereas
30- 7 Et eos qui oderunt te et persequuntur
32-30 Quomodo persequatur unus mille
Josue. 2- 5 Persequimini cito, et comprehendetis eos
-22 Donec reverterentur qui fuerant persecuti
7- 5 Persecutique sunt eos adversarii de porta
8- 6 Persequentes ab urbe longius protrahantur
- 7 Illis persequentibus, consurgetis de insidiis
-16 Et se mutuo cohortantes, persecuti sunt eos
-17 Et ne unus quidem in urbe Haï et Bethel remansisset, qui non persequeretur Isr.
-20 Viri a. civitatis, qui persequebantur Josuë Contra persequentes fortissime restitissent
-24 Igitur omnibus interfectis, qui Israelem ad deserta tendentem fuerant persecuti
10-10 Ac persecutus est eos per viam ascensus
-19 Vos a. nolite stare, sed persequimini hostes
11- 8 Et persecuti sunt usque ad Sidonem magnam
20- 5 Cumque ultor sang. eum fuerit persecutus
23-10 Unus e vobis persequetur hostium mille
24- 6 Persecutique sunt Ægyptii patres vestros
Judic. 1- 6 Quem persecuti comprehenderunt
4-16 Et Barac persequeretur fugientes currus
7-23 Viri Israel de Nephthali, et Aser, et omni Manasse persequebantur Madian
-25 Et persecuti sunt Madian, capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon
8- 4 Præ lassitudine, fugientes persequi non poterant
- 5 Ut possimus persequi Zebee et Salmana
-12 Quos persequens Gedeon comprehendit
9-40 Qui persecutus est eum fugientem
-44 Palantes per campum adversarios persequebantur
20-31 Fugientes adversarios longius persecuti sunt
-39 Putaverunt enim filii Benjamin eos fugere, et instantius persequebantur
-42 Illuc quoque eos adversariis persequentibus
-45 Et cum ultra tenderent, persecuti sunt eos
1 *Reg.* 7-11 Persecuti sunt Philisthæos, et percusserunt
14-37 Et consuluit Saül Dominum: Num persequar Philisthiim?
-46 Recessitque Saül, nec persecutus est Philisthiim
17-35 Persequebar eos, et percutiebam, eruebam
-52 Vociferati sunt, et persecuti sunt Philisth.
-53 Postquam persecuti fuerant Philisthæos
23-25 Saül persecutus est David in deserto Maon
-28 Reversus est ergo Saül desistens persequi David
24- 2 Saül, postquam persecutus est Philisthæos
-15 Quem persequeris, rex Israël? quem persequeris? canem mortuum persequeris
25-29 Si e. surrex. aliquando homo persequens te
26-18 Et ait: Quam ob causam dominus meus persequitur servum suum?
-20 Sicut persequitur perdix in montibus
30- 8 Persequar latrunculos hos, et comprehendam eos, an non? Dixitque ei Dominus: Persequere
-10 Persecutus est autem David ipse, et quadringenti viri
2 *Reg.* 2-19 Persequebatur autem Asaël Abner, et non declinavit ad dexteram neque ad sinistram, omittens persequi Abner
-24 Persequentibus autem Joab et Abisaï fugientem Abner, sol occubuit
-26 Usquequo non dicis populo ut omittat persequi fratres suos?
-27 Recessisset populus persequens fratrem s.
2 *Reg.* 2 -28 Nec persecuti sunt ultra Israël
11-23 Nos aut. facto impetu persecuti eos sumus
13-39 Cessavitque rex David persequi Absalom
17- 1 Et consurgens persequar David hac nocte
18-16 Et retinuit populum, ne persequeretur fugientem Israël
20- 6 Et persequere eum, ne forte inveniat civit.
- 7 Exierunt de Jerus. ad persequendum Seba
-10 Persecuti sunt Seba filium Bochri
-13 Ad persequendum Seba filium Bochri
22-38 Persequar inimicos meos, et conteram
24-13 Fugies adversarios t., et illi te persequentur
3 *Reg.* 20-20 Fugeruntque Syri, et persecutus est eos
4 *Reg.* 9-27 Persecutusque est eum Jehu, et ait
25- 5 Persecutus est exercitus Chaldæorum regem
1 *Par.* 10- 2 Cumque appropinquassent Philisthæi persequentes Saül et filios ejus
2 *Par.* 13-19 Persecutus est a. Abia fugientem Jeroboam
14-13 Et persecutus est eos Asa, et populus
Tobiæ. 8-18 Exclusisti a nobis inimicum persequentem
Judith. 5-13 In quo loco dum innumerabilis exercitus Ægyptiorum eos persequeretur
15- 4 Filii autem Israël uno agmine persequentes
- 6 Et persecuti sunt eos in ore gladii
Job. 13-25 Et stipulam siccam persequeris
19-22 Quare persequimini me sicut Deus
-28 Quare ergo nunc dicitis: Persequamur eum
Psal. 7- 2 Salvum me fac ex om. persequentibus me
- 6 Persequatur inimicus animam meam
17-38 Persequar inimicos meos, et comprehendam
30-16 Eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me
33-15 Inquire pacem, et persequere eam
34- 3 Conclude adversus eos, qui persequuntur
- 6 Et Angelus Domini persequens eos
43-17 A facie inimici et persequentis
68- 5 Confortati sunt qui persecuti sunt me inim.
-27 Quoniam quem tu percussisti, persecuti sunt
70-11 Persequimini, et comprehendite eum
82-16 Ita persequeris illos in tempestate tua
100- 5 Detrahentem secreto proximo suo, hunc persequebar
108-17 Et persecutus est hominem inopem
-31 Ut salvam faceret a persequentibus animam
118-84 Quando facies de persequentibus me judicium?
-86 Inique persecuti sunt me, adjuva me
-150 Appropinquaverunt persequentes me iniq.
-157 Multi qui persequuntur me, et tribulant me
-161 Principes persecuti sunt me gratis
141- 7 Libera me a persequentibus me
142- 1 Quando persequebatur eum Absalom filius
- 3 Quia persecutus est inimicus animam meam
Prov. 13-21 Peccatores persequitur malum
28- 1 Fugit impius, nemine persequente
Sap. 19- 3 Hos tanquam fugitivos persequebantur
Eccli. 27-19 Quod si denudaveris absconsa illius, non persequeris post eum
34- 2 Quasi qui apprehendit umbram, et persequitur ventum
Isai. 8-22 Dissolutio, et angustia, et caligo persequens
14- 6 In furore gentes, persequentem crudeliter
30-16 Ideo velociores erunt qui persequentur vos
41- 3 Persequetur eos, transibit in pace
Jerem. 15-15 Et tuere me ab his qui persequuntur me
17-18 Confundantur qui me persequuntur
20-10 Persequimini, et persequamur eum
-11 Idcirco qui persequuntur me, cadent
29-18 Et persequar eos in gladio et in fame
39- 5 Persecutus est a. eos exercitus Chaldæorum
52- 8 Persecutus est aut. Chaldæorum exercitus
Thren. 3-66 Persequeris in furore, et conteres eos
4-19 Super montes persecuti sunt nos
Baruc. 4-25 Persecutus est enim te inimicus tuus
Ezech. 35- 6 Sanguini tradam te, et sang. te persequetur Cum sanguin. oderis, sanguis persequetur te
Osee. 8- 3 Projecit Isr. bonum, inimicus persequetur
Amos. 1-11 Eo quod persecutus sit in gladio fratrem s.
Nahum. 1- 8 Et inimicos ejus persequentur tenebræ
1 *Mac.* 2-47 Et persecuti sunt filios superbiæ
3- 5 Et persecutus est iniquos perscrutans eos
-24 Et persecutus est eum in descensu Bethoron
4-15 Et persecuti sunt eos usque Gezeron
5- 2 Et cœperunt occidere de populo, et persequi
-21 Et persecutus est eos usque ad portam
7-45 Et persecuti sunt eos viam unius diei
9-15 Et persecutus est eos usq. ad montem Azoti
15-39 Rex autem persequebatur Tryphonem
2 *Mac.* 8-25 Ipsos usquequaque persecuti sunt
Matth. 5-11 Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint
-12 Sic enim persecuti sunt prophetas
-44 Et orate pro persequentibus et calumniantibus vos
10-23 Cum autem persequentur vos in civitate ista

*Matth.*23-34 Et persequimini de civitate in civitatem
Luc. 11-49 Et ex illis occident, et persequentur
21-12 Et persequentur, tradentes in synagogas
Joan. 5-16 Propterea persequebantur Judæi Jesum
15-20 Si me persecuti sunt, et vos persequentur
Act. 7-52 Quem prophetarum non sunt persecuti patres vestri?
9- 4 Saule, Saule, quid me persequeris?
- 5 Et ille : Ego sum Jesus, quem tu persequeris
22- 4 Hanc viam persecutus sum usq. ad mortem
- 7 Saule, Saule, quid me persequeris?
- 8 Sum Jesus Nazarenus, quem tu persequeris
26-11 Persequebar usque in exteras civitates
-14 Saule, Saule, quid me persequeris?
-15 Dixit : Ego sum Jesus, quem tu persequeris
Rom. 12-14 Benedicite persequentibus vos : benedicite
1 Cor. 15- 9 Quoniam persecutus sum Ecclesiam Dei
Galat. 1-13 Supra modum persequebar Ecclesiam Dei
-23 Quoniam qui persequebatur nos aliquando
4-29 Persequebatur eum, qui secundum spiritum
Philip. 3- 6 Secundum æmulationem persequens Eccl.
-14 Ad destinatum persequor, ad bravium
1 Thes. 2-15 Et nos persecuti sunt, et Deo non placent
Apoc. 12-13 Persecutus est mulierem, quæ peperit masc.

PERSES.

Id est, qui de Persia vel Perside.

Dan. 13-65 Suscepit Cyrus Perses regnum ejus

PERSES.

Rex Cetheorum, id est, Macedonum; nam Macedonia et Græcia terra Cethim dicitur in 1 *Mac.* 1-1.

1 Mac. 8- 5 Et Philippum, et Persen Cetheorum regem, et cæteros... contriverunt in bello

PERSEVERANTIA.

Eccli. 28-26 Perseverantia illius non permanebit
2 Mac. 14-38 Corpusque et animam tradere contentus pro perseverantia

PERSEVERO.

Gen. 37-35 Et illo perseverante in fletu
Levit. 13-51 Si deprehenderit crevisse, lepra perseverans est
14-44 Lepra est perseverans, et immunda domus
Deut. 9- 9 Et perseveravi in monte quadraginta diebus
28-59 Augebit Dominus plagas tuas.. plagas magnas et perseverantes
32-47 Quæ facientes longo perseveretis tempore
Josue. 14-11 Illius in me temporis fortitudo usque hodie perseverat
1 Reg. 12-25 Quod si perseveraveritis in malitia
20-13 Si autem perseveraverit patris mei malitia
4 Reg. 21-15 Eo quod... et perseveraverint irritantes me
1 Par. 28- 7 Si perseveraverit facere præcepta mea
Judith. 4-14 Si perseveraveritis in hoc opere, quod cœp.
Esth. 3- 4 Scire cupientes utrum perseveraret in sententia
Job. 15-29 Non ditabitur, nec perseverabit substantia
Psal. 118-91 Ordinatione tua perseverat dies
Eccle. 2- 9 Sapientia quoque perseveravit mecum
3-14 Quæ fecit Deus, perseverent in perpetuum
Eccli. 7-24 Et si sunt utilia, perseverent apud te
30-17 Melior est... requies æterna quam languor perseverans
40- 4 Iracundia perseverans et contentio
Jerem. 3- 5 Numquid irasceris in perpetuum, aut perseverabis in finem?
Ezech. 13- 6 Et perseveraverunt confirmare sermonem
Dan. 6-28 Porro Daniel perseveravit usque ad regnum Darii
9-27 Et usque ad... finem perseverabit desolatio
1 Mac. 10-27 Perseverate adhuc conservare ad nos fidem
2 Mac. 8-26 Quam ob causam non perseveraverunt insequentes
Matth. 10-22 Qui autem perseveraverit usque in finem
15-32 Quia triduo jam perseverant mecum
24-13 Qui autem perseveraverit usque in finem
Luc. 11- 8 Si ille perseveraverit pulsans : dico vobis
Joan. 8- 7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum
Act. 1-14 Hi omnes erant perseverantes unanimiter
2-42 Erant a. perseverantes in doctrina Apostol.
12-16 Petrus autem perseverabat pulsans
27- 2 Perseverante nobiscum Aristarcho Maced.
Hebr. 12- 7 In disciplina perseverate
2 Petr. 3- 4 Omnia sic perseverant ab initio creaturæ

PERSIS.

Mulier Christiana, cujus maxima laus est salutationis apud sanctum Paulum.

Rom. 16-12 Salutate Persiden charissimam, quæ multum laboravit in Domino

PERSIS.

Regio Asiæ celeberrima, cum Assyriorum et Medorum regna in Persarum manus devenerunt sub Cyro. Est ad Orientem Judææ sita; alta, cincta montibus regio, quæ a Septentrione Mediam, ab Occasu Susianam, ab Oriente duas Carmanias, ab Austro portum Persici sinus habet.

Dan. 11- 2 Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside
1 Mac. 3-31 Et cogitavit ire in Persidem, et accipere
6- 1 Et audivit esse civitatem Elymaidem in Perside nobilissimam, et copiosam
- 5 Et venit qui nuntiaret ei in Perside
-56 Reversus esset a Perside et Media
14- 2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ
2 Mac. 1-12 Ipse enim ebullire fecit de Perside eos
-13 Nam cum in Perside esset dux ipse
-19 Nam cum in Persidem ducerentur patres
-20 Ut mitteretur Nehemias a rege Persidis
9- 1 Eodem tempore Antiochus inhoneste revertebatur de Perside
-21 Memor benigne, reversus de Persidis locis

PERSISTENS.

Tobiæ. 3-11 Sed in oratione persistens, cum lacrymis

PERSONA.

Levit. 19-15 Non consideres personam pauperis
-32 Consurge, et honora personam senis
Deut. 1-17 Nulla erit distantia personarum
Nec accipietis cujusquam personam
10-17 Qui personam non accipit, nec munera
16-19 Non accipies personam, nec munera
Judic. 11-12 Misit nuntios... qui ex persona sua dicerent
2 Par. 19- 7 Nec personarum acceptio, nec cupido mun.
Job. 32-21 Non accipiam personam viri
34-19 Qui non accipit personas principum
Prov. 18- 5 Accipere personam impii non est bonum
19- 6 Multi colunt personam potentis
24-23 Cognoscere personam in judicio non est bonum
Sap. 6- 8 Non e. subtrahet personam cujusquam Deus
17- 4 Et personæ tristes illis apparentes pavorem illis præstabant
Eccli. 20-24 Et ab imprudenti persona perdet eam
Personæ autem acceptione perdet se
21-25 Peritus confundetur a persona potentis
35-15 Et non est apud illum gloria personæ
-16 Non accipiet Dom. personam in pauperem
42- 1 Ne accipias personam ut delinquas
Isai. 42- 2 Non clamabit, neque accipiet personam
Matth. 22-16 Non enim respicis personam hominum
Luc. 20-21 Et non accipis personam
Act. 10-34 Non est personarum acceptor Deus
Rom. 2-11 Non e. est acceptio personarum apud Deum
2 Cor. 1-11 Ut ex multorum personis ejus...
2-10 Si quid donavi propter vos in persona Christi
Galat. 2- 6 Deus personam hominis non accipit
Ephes. 6- 9 Et personarum acceptio non est apud eum
Colos. 3-25 Non est personarum acceptio apud Deum
Jacob. 2- 1 Nolite in personarum acceptione habere fidem
- 9 Si a. personas accipitis, peccatum operamini
1 Petr. 1-17 Qui sine acceptione personarum judicat
Judæ. -16 Mirantes personas quæstus causa

PERSONO.

Josue. 6-13 Sequebatur arcam, et buccinis personabat
Judic. 7-18 Quando personuerit tuba in manu mea
-20 Cumque per gyrum castrorum in tribus personarent locis
-22 Insistebant trecenti viri buccinis personantes
1 Reg. 4- 5 Clamore grandi, et personuit terra
1 Par. 16- 5 Asaph autem ut cymbalis personaret
2 Par. 32-18 Personabat ut terreret eos, et caperet civit.
Job. 6-30 Nec in faucibus meis stultitia personabit
Eccli. 40-13 Sicut tonitruum magnum in pluvia personabunt
Jerem. 31- 7 Personate, et canite, et dicite : Salva, Dom.

PERSPICIO.

Deut. 13-14 Rei veritate perspecta, si inveneris certum
15- 8 Dabis mutuum quo eum indigere perspexeris
17- 8 Si difficile et ambiguum apud te judicium esse perspexeris
21- 3 Quam viciniorem cæteris esse perspexerint
25- 1 Quem justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt
Judic. 17- 9 Ubi potuero, et utile mihi esse perspexero
4 Reg. 2-19 Optima est, sicut tu ipse, domine, perspicis
2 Esdr. 4-14 Et perspexi atque surrexi : et aio
Psal. 118- 6 Cum perspexero in omnibus mandatis tuis
Luc. 6-42 Et tunc perspicies ut educas festucam
Act. 28-26 Et videntes videbitis, et non perspicietis
Jacob. 1-25 Qui autem perspexerit in legem perfectam
1 Joan. 1- 1 Quod perspeximus, et manus nostræ contrectaverunt

PERSPICUA, UM.

Gen. 26- 9 Perspicuum est quod uxor tua sit
Levit. 13-11 Non recludet, quia perspicuæ immunditiæ
2 Par. 9- 2 Quod non perspicuum ei fecerit
Baruc. 6-60 Fulgur cum apparuerit, perspicuum est

PERSTILLO.

Prov. 19-13 Tecta jugiter perstillantia, litigiosa mulier
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris, et litigiosa mulier comparantur
Eccle. 10-18 In infirmitate manuum perstillabit domus

PERSTREPO.

Exod. 19-16 Clangorque buccinæ vehementius perstrepebat
Judith. 14- 9 Ante ingressum cubiculi perstrepentes

PERSTRINGENS.

Dan. 7- 1 Summatimque perstringens, ait

PERSUADEO.

Deut. 13- 6 Si tibi voluerit persuadere frater tuus
Ruth. 1-18 Noluit, nec ad suos ultra reditum persuadere
2 Par. 18- 2 Persuasitque illi ut ascenderet in Ramoth
Sap. 13- 7 Et persuasum habent quoniam bona sunt quæ videntur
17- 2 Persuasum habent iniqui posse dominari
Matth. 27-20 Persuaserunt populis ut peterent Barabbam
Act. 12-20 Persuaso Blasto, qui erat super cubiculum
14-18 Et persuasis turbis, lapidantesque Paulum
18-13 Contra legem hic persuadet hominibus

PERSUASIBILIA.

1 Cor. 2- 4 Non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis

PERSUASIO.

2 Par. 32-15 Ezechias, nec vana persuasione deludat
Galat. 5- 8 Persuasio hæc non est ex eo, qui vocat vos

PERTERREO.

Gen. 18-15 Sara, dicens : Non risi, timore perterrita
32- 7 Perterritus divisit populum qui secum erat
41- 8 Pavore perterritus, misit ad omnes conject.
45- 3 Fratres nimio terrore perterriti
Exod. 20-18 Perterriti ac pavore concussi, steterunt procul
Deut. 20- 8 Sicut ipse timore perterritus est
Judic. 4-15 Perterruitque Dominus Sisaram et omnes
1 Reg. 13- 7 Universus populus perterritus est
31- 4 Fuerat enim nimio terrore perterritus
4 Reg. 22-19 Perterritum est cor tuum, et humiliatus es
1 Par. 10- 4 Noluit... hoc facere, timore perterritus
21-30 Nimio enim fuerat timore perterritus
2 Par. 13-15 Perterruit Deus Jeroboam et omnem Israël
20- 3 Josaphat autem timore perterritus
26-20 Sed et ipse perterritus, acceleravit egredi
Job. 4-14 Et omnia ossa mea perterrita sunt
Jerem. 8- 9 Confusi sunt sapientes, perterriti et capti
Dan. 4- 2 Somnium vidi, quod perterruit me

PERTIMEO *et* PERTIMESCO.

Num. 22- 3 Et quod pertimuissent eum Moabitæ
Deut. 20- 3 Non pertimescat cor vestrum
21-21 Et universus Israël audiens pertimescat
Josue. 2-11 Hæc audientes pertimuimus, et elanguit cor
7- 5 Pertimuitque cor populi
Job. 21- 6 Ego quando recordatus fuero, pertimesco
Eccli. 32-22 Et superbus non pertimescet timorem
48-13 In diebus suis non pertimuit principem
1 Petr. 3- 6 Et non pertimentes ullam perturbationem

PERTINAX.

Gen. 49- 7 Maledictus furor eorum, quia pertinax

PERTINET.

Gen. 14-11 Tulerunt.. universa quæ ad cibum pertinent
32-23 Traductisque omnibus, quæ ad se pertinebant
33- 5 Quid sibi volunt isti? et si ad te pertinent?
41-32 Secundo ad eamd. rem pertinens somnium
Exod. 4-16 Tu a. eris ei in his quæ ad Deum pertinent
9- 4 Ex his quæ pertinent ad filios Israel
12-16 Exceptis his quæ ad vescendum pertinent
18-19 Esto tu populo in his quæ ad Deum pertinent
30-28 Quæ ad cultum eorum pertinet
38-30 Omniaque vasa quæ ad usum ejus pertinent
Levit. 7- 7 Ad sacerdot., qui eam obtulerit, pertinebit
10-15 Et pertineant ad te et ad filios tuos

Levit. 14-13 Pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia
27-21 Possessio consecrata ad jus pertinet sacerd.
-26 Primogenita, quæ ad Dominum pertinent
Num. 1-50 Et quidquid ad cæremonias pertinet
3- 7 Et observent quidquid ad cultum pertinet
-26 Et quidquid ad ritum altaris pertinet
-36 Quæ ad cultum hujuscemodi pertinent
4-16 Sacerdotis, ad cujus curam pertinet oleum
Et quidquid ad cultum tabernaculi pertinet
-26 Omnia quæ ad altare pertinent
5- 9 Primitiæ... ad sacerdotem pertinent
16- 5 Notum faciet Dominus qui ad se pertineant
-26 Nolite tangere quæ ad eos pertinent
-30 Deglutiat eos et omnia quæ ad illos pertinent
18- 7 Et omnia quæ ad cultum altaris pertinent
Judic. 6- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant in Israël
-11 Sedit sub quercu, quæ.. pertinebat ad Joas
1 *Reg.* 25-21 De cunctis quæ ad eum pertinebant
-22 Si reliquero de omnibus quæ ad ipsum pertinent
2 *Reg.* 18- 3 Non magnopere ad eos de nobis pertinebit
19-43 Magisque ad me pertinet David quam ad te
3 *Reg.* 9-19 Vicos qui ad se pertinebant... munivit
2 *Par.* 19-11 In his, quæ ad Deum pertinent, præsidebit
Super ea opera erit, quæ ad regis officium pertinent
31-13 Ad quos omnia pertinebant
1 *Esdr.* 7-23 Omne quod ad ritum Dei cœli pertinet
Esth. 2-12 Quæ ad cultum muliebrem pertinebant
-13 Quidquid postulassent ad ornatum pertinens
10- 3 Ea quæ ad pacem seminis sui pertinerent
Job. 21-21 Quid e. ad eum pertinet de domo sua post se
Prolog.Eccli. Quæ ad doctrinam et sapientiam pertinent
Ezech 48-22 Et ad principem pertinebit
1 *Mac.* 10-42 Et hæc ad sacerdotes pertineant
11-35 Et alia quæ ad nos pertinebant decimarum
2 *Mac.* 2-21 De prælis, quæ pertinent ad Antiochum
3- 3 Ad ministerium sacrificiorum pertinentes
- 6 Quæ non pertinent ad rationem sacrificior.
4-28 Ad hunc exactio vectigalium pertinebat
9-16 Et pertinentes ad sacrificia sumptus
Marc. 4-38 Magister, non ad te pertinet quia perimus
Joan. 10-13 Et non pertinet ad eum de ovibus
12- 6 Non quia de egenis pertinebat ad eum
Ephes. 5- 4 Aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet
Phile. - 8 Imperandi tibi quod ad rem pertinet

PERTINGO.

Gen. 11- 4 Turrim, cujus culmen pertingat ad cœlum
49-13 Pertingens usque ad Sidonem
2 *Par.* 28- 9 Ita ut ad cœlum pertingeret vest. crudelitas
Ezech. 40-15 Quæ pertingebat usque ad faciem vestibuli
Dan. 4-17 Cujus altitudo pertingit ad cœlum
2 *Cor.* 10-13 Mensuram pertingendi usque ad vos
-14 Quasi non pertingentes ad vos, superextendimus nos
Hebr. 4-12 Et pertingens usque ad divisionem animæ

PERTRACTO.

Job. 5-27 Ita est : quod auditum, mente pertracta
Nahum. 1-11 Mente pertractans prævaricationem

PERTRANSEO.

Gen. 12- 6 Pertransivit Abram terram usque ad locum Sichem
26- 8 Cumque pertransissent dies plurimi
Exod. 15-16 Donec pertranseat populus tuus, Domine
Donec pertranseat populus tuus iste
23- 5 Non pertransibis, sed sublevabis cum eo
Num. 5-27 Pertransibunt eam aquæ maledictionis
Josue. 15- 3 Pertransit in Sina : ascenditq. in Cadesbarne
- 4 Atque inde pertransiens in Asemona
- 9 Pertransitque a vertice montis usque ad fontem aquæ
16- 6 Et pertransit ab Oriente Janoë
- 8 De Taphua pertransit contra mare in vallem
18-13 Atq. pertransiens juxta Luzam ad Meridiem
-18 Et pertransit usque ad tumulos
Pertransit ex latere Aquilonis ad campestria
19-13 Inde pertransit usq. ad Orientalem plagam
-27 Pertransit usq. Zabulon et vallem Jephthael
-34 Et pertransit in Zabulon contra Meridiem
Judic. 3-26 Aod autem... et pertransit locum idolorum
1 *Reg.* 25-38 Cumq. pertransissent decem dies, percussit
2 *Reg.* 18- 9 Mulus, cui insederat, pertransivit
24- 5 Cumq. pertransissent Jordanem, venerunt
Judith. 2-12 Cumque pertransisset fines Assyriorum
3-14 Pertransiens autem Syriam Sobal
Job. 7- 9 Sicut consumitur nubes, et pertransit
9-26 Pertransierunt quasi naves poma portantes
14-13 Et abscondas me, donec pertranseat furor t.
28- 8 Nec pertransivit per eam leæna
30-15 Et velut nubes pertransiit salus mea
Job. 34-20 Turbabuntur populi, et pertransibunt
Psal. 38- 7 Verumtamen in imagine pertransit homo
65- 6 In flumine pertransibunt pede
67- 8 In conspectu populi tui, cum pertransires in deserto
102-16 Quoniam spiritus pertransibit in illo
103-10 Inter medium montium pertransibunt aquæ
-20 In ipsa pertransibunt omnes bestiæ sylvæ
-26 Illic naves pertransibunt
104-13 Et pertransierunt de gente in gentem
-18 Ferrum pertransiit animam ejus
123- 5 Torrentem pertransivit anima nostra
Forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem
Prov. 22- 3 Innocens pertransiit, et afflictus est damno
31- 8 Aperi os tuum muto, et causis omnium filiorum qui pertranseunt
Cant. 3- 4 Paululum cum pertransissem eos, inveni
Sap. 2- 8 Nullum pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra
5-10 Navis, quæ pertransit fluctuantem aquam
Eccli. 39- 5 In terram alienigenar. gentium pertransiet
Isai. 26-20 Ad moment., donec pertranseat indignatio
28-19 Quandocumque pertransierit, tollet vos
Quoniam mane diluculo pertransibit in die
29- 5 Et sicut favilla pertransiens multitudo eor.
52- 1 Quia non adjiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus et immundus
Jerem. 9-10 Eo quod non sit vir pertransiens
-12 Eo quod non sit qui pertranseat
22- 8 Pertransibunt gentes multæ per civit. hanc
Ezech. 3-16 Cum autem pertransissent septem dies
14-15 Eo quod non sit pertransiens propter bestias
29-11 Non pertransibit eam pes hominis
47- 5 Torrentem, quem non potui pertransire
Dan. 2- 9 Ut loquamini mihi donec tempus pertranseat
11-40 Et ingredietur terras, et conteret et pertransiet
12- 4 Plurimi pertransibunt, et multiplex erit
Osee. 6- 4 Et quasi ros mane pertransiens
11- 1 Sicut mane transiit, pertransiit rex Israël
Amos. 5-17 Quia pertransibo in medio tui, dicit Dom.
8- 2 Non adjiciam ultra ut pertranseam eum
Nahum. 1-12 Sic quoque attondentur, et pertransibit
-15 Non adjiciet ultra ut pertranseat in te Belial
Habac. 1-11 Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit
1 *Mac.* 1- 3 Et pertransiit usque ad fines terræ
2 *Mac.* 14-45 Cursu turbam pertransiit
Luc. 2-35 Et tuam ipsius animam pertransibit gladius
10-32 Similiter et Levita, cum esset secus locum, et videret eum, pertransiit
Act. 8- 4 Igitur qui dispersi erant, pertransibant
-40 Et pertransiens evangelizabat civit. cunctis
9-32 Factum est autem, ut Petrus dum pertransiret universos, deveniret ad sanctos
10-38 Qui pertransiit benefaciendo et sanando o.
13-14 Illi vero pertranseuntes Pergen, venerunt
15- 3 Deducti ab Ecclesia, pertransibant Phœnic.
16- 4 Cum a. pertransirent civitates, tradebant
- 8 Cum a. pertransissent Mysiam, descender.
Rom. 5-12 Et ita in omnes homines mors pertransiit
1 *Cor.* 16- 5 Veniam a. ad vos, cum Macedoniam pertransiero : nam Macedoniam pertransibo

PERTURBATIO.

Sap. 17- 8 Illi e. qui promittebant timores et perturbationes expellere se ab anima languente
2 *Mac.* 10-30 Confusi, et repleti perturbatione cadebant
13-16 Ac perturbatione hostium castra replentes
15-29 Facto itaque clamore, et perturbatione excitata
1 *Petr.* 3- 6 Et non pertimentes ullam perturbationem

PERTURBO.

2 *Reg.* 4- 1 Omnisque Israël perturbatus est
Judith. 16-30 In omni autem spatio vitæ ejus non fuit qui perturbaret Israël
Sap. 17- 3 Et cum admiratione nimia perturbati
- 4 Quon. sonitus descendens perturbabat illos
- 9 Nam et si nihil illos ex monstris perturbabat
-10 Præsumit sæva, perturbata conscientia
Mich. 7-17 Velut reptilia terræ perturbabuntur in ædibus suis
1 *Mac.* 7-22 Omnes, qui perturbabant populum suum

PERTUSUS.

Aggæi. 1- 6 Misit eas in sacculum pertusum

PERURGEO.

1 *Mac.* 6-38 Et perurgere constipatos in legionibus ejus
9- 7 Et bellum perurgebat eum, et confractus est corde
2 *Mac.* 9- 4 Agens iter, cœlesti eum judicio perurgente
2 *Mac.* 10-19 Ipse ad eas, quæ amplius perurgebant, pugnas conversus est

PERVAGATUS.

4 *Reg.* 17- 5 Pervagatusque est omnem terram

PERVALIDUS.

Isai. 30-14 Et comminuetur sicut conteritur lagena figuli contritione pervalida

PERVENIO.

Gen. 37-23 Confestim igitur ut pervenit ad fratres suos
46-29 Quo cum pervenisset, juncto Joseph curru s.
47- 9 Non pervenerunt usque ad dies patrum m.
Exod. 10-26 Donec ad ipsum locum perveniamus
19- 2 Et pervenientes usque in desertum Sinai
22- 9 Ad eos utriusque causa perveniet
36-33 Ab angulo usque ad angulum perveniret
Num. 21-30 Lassi pervenerunt in Nophe et usq. Medaba
34- 4 Perveniant a Meridie usque ad Cadesbarne
- 7 Pervenientes usque ad montem altissimum
-11 Inde pervenient contra Orientem ad mare
Josue. 2-22 Ambulantes pervenerunt ad montana
15- 3 Et pervenit in Hesron, ascendens ad Addar
- 4 Et perveniens ad torrentem Ægypti
- 9 Et pervenit usque ad vicos montis Ephron
-11 Pervenit contra Aquilonem partis Accaron
Transit montem Baala : pervenitque in Jebu.
16- 7 Pervenit in Jericho, egrediturq. ad Jordan.
18-12 Et perveniens ad solitudinem Bethaven
-15 Pervenit usq. ad fontem aquarum Nephthoa
-16 Et pervenit ad fontem Rogel
19-11 Et pervenit in Debbaseth, usq. ad torrentem
-22 Et pervenit terminus ejus usque Thabor
-26 Pervenit usque ad Carmelum maris et Sihor
Judic. 4-17 Sisara a. fugiens pervenit ad tentorium Jahel
7-13 Cumque pervenisset ad tabernac. percussit
19-13 Et cum illuc pervenero, manebimus in ea
1 *Reg.* 10-21 Et pervenit usque ad Saül filium Cis
14-23 Pugna autem pervenit usque ad Bethaven
2 *Reg.* 2-32 In ipso crepusculo pervenerunt in Hebron
13-30 Cumque adhuc pergerent in itinere, fama pervenit ad David
19-11 Sermo a. omnis Israël pervenerat ad regem
23-19 Sed usque ad tres primos non pervenerat
-23 Verumtamen usque ad tres non pervenerat
3 *Reg.* 19-15 Cumq. perveneris illuc, unges Hazaël regem
1 *Par.* 11-21 Verumtamen usque ad tres primos non pervenerat
-25 Verumtamen ad tres usque non pervenerat
13- 9 Cum autem pervenissent ad aream Chidon
15-29 Cumque pervenisset arca fœderis Domini
19- 2 Qui cum pervenissent in terram filiorum
2 *Par.* 30-27 Pervenitque oratio in habitaculum sanctum
1 *Esdr.* 4-13 Et usque ad reges hæc noxa perveniet
Tobiæ. 2- 3 Jejunus pervenit ad corpus
4-22 Ideo perquire quomodo ad eum pervenias
5-26 Noli flere, salvus perveniet filius noster
6- 6 Quousque pervenirent in Rages civitatem
11- 1 Pervenerunt ad Charan, quæ est in medio
Judith. 1- 9 Quousq. perveniatur ad terminos Æthiopiæ
2-14 A torrente Mambre usque quo perveniatur ad mare
15- 6 Quousque pervenirent ad extremitatem
Esth. 4- 3 Locis, ad quæ crudele regis dogma pervenerat
Job. 23- 7 Et perveniat ad victoriam judicium meum
34-28 Ut pervenire facerent ad eum clamorem
Prov. 18- 8 Ipsa perveniunt usque ad interiora ventris
26-22 Et ipsa perveniunt ad intima ventris
Prolog.Eccli. Postquam perveni in Ægyptum
Eccli. 21- 6 Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet
47-31 Usque dum perveniret ad illos defensio
Isai. 16- 8 Flagella ejus usque ad Jazer pervenerunt
30- 4 Et nuntii tui usque ad Hanes pervenerunt
Jerem. 4-10 Et ecce pervenit gladius usque ad animam
25-31 Pervenit sonitus usque ad extrema terræ
37-12 Cumque pervenisset ad portam Benjamin
48-32 Usque ad mare Jazer pervenerunt
49-36 Et non erit gens, ad quam non perveniant profugi Ælam
51- 9 Quon. pervenit usque ad cœlos judicium ej.
Thren. 4-21 Ad te quoque perveniet calix, inebriaberis
Baruc. 4- 1 Om. qui tenent eam, pervenient ad vitam
Ezech. 16- 7 Et pervenisti ad mundum muliebrem
Dan. 4-19 Et magnitudo tua crevit, et pervenit usque ad cœlum
-21 Quæ pervenit super dominum meum regem
-33 Ad honorem regni mei decoremq. perveni
6-24 Non pervenerunt usque ad pavimentum laci
7-13 Et usque ad Antiquum dierum pervenit
12-12 Beatus, qui expectat, et pervenit usque ad dies mille trecentos triginta quinque
Jonæ. 3- 6 Et pervenit verbum ad regem Ninive

Habac. 1- 4 Non pervenit usque ad finem judicium
1 Mac. 3-26 Et pervenit ad regem nomen ejus
11-73 Ad castra sua, et pervenerunt usque illuc
15-40 Et pervenit Cendebæus Jamniam
2 Mac. 15-31 Quo cum pervenisset, convocatis contribulibus
Matth. 12-28 Igitur pervenit in vos regnum Dei
Luc. 11-20 Profecto pervenit in vos regnum Dei
22-40 Et cum pervenisset ad locum, dixit illis
Act. 11-22 Pervenit autem sermo ad aures Ecclesiæ
-23 Qui cum pervenisset, et vidisset gratiam Dei
16- 1 Pervenit autem Derben et Lystram
Rom. 9-31 Israël vero... in legem justitiæ non pervenit
1 Cor. 14-36 An a vobis verbum Dei processit? aut in vos solos pervenit?
2 Cor. 10-14 Usque ad vos enim pervenimus in Evangelio
Philip. 3-16 Ad quod pervenimus, ut idem sapiamus
Colos. 1- 6 Quod pervenit ad vos, sicut et in universo
1 Thes. 2-16 Pervenit e. ira Dei super illos usq. in finem
2 Tim. 3- 7 Nunquam ad scient. veritatis pervenientes
Apoc. 18- 5 Pervenerunt peccata ejus usque ad cœlum

PERVERSE.

Judic. 9-20 Sin autem perverse : egrediatur ignis ex eo
Isai. 1-16 Quiescite agere perverse

PERVERTO.

Num. 22-32 Quia perversa est via tua, mihiq. contraria
Deut. 24-17 Non pervertes judicium advenæ et pupilli
27-19 Maledictus qui pervertit judicium advenæ
32- 5 In sordibus, generatio prava atque perversa
-20 Generatio enim perversa est, et infideles filii
1 Reg. 8- 3 Acceperuntque munera, et perverterunt judicium
2 Reg. 22-27 Electus eris : et cum perverso perverteris
Esth. 13- 5 Videntes unam gentem rebellem adversus om. hominum genus perversis uti legibus
Job. 13- 4 Et cultores perversorum dogmatum
Psal. 17-27 Electus eris : et cum perverso perverteris
Prov. 2-12 Ut eruaris... ab homine qui perversa loquitur
-15 Quor. viæ perversæ sunt, et infames gressus
4-27 Perversæ vero sunt quæ a sinistris sunt
6-12 Apostata, vir inutilis, graditur ore perverso
8- 8 Non est in eis pravum quid, neq. perversum
10-32 Considerant placita : et os impiorum perversa
11- 3 Et supplantatio perversorum vastabit illos
16-28 Homo perversus suscitat lites
17-20 Qui perversi cordis est, non inveniet bonum
-23 Impius accipit, ut pervertat semitas judicii
21- 8 Perversa via viri, aliena est
22- 5 Arma et gladii in via perversi
23-33 Et cor tuum loquetur perversa
28-18 Qui perversis graditur viis, concidet semel
Eccle. 1-15 Perversi difficile corriguntur
Sap. 1- 3 Perversæ enim cogitationes separant a Deo
16- 5 Morsibus perversorum colubrorum exterminabantur
Eccli. 27-26 Novissime autem pervertet os suum
Isai. 29-16 Perversa est hæc vestra cogitatio
Jerem. 23-36 Et pervertistis verba Dei viventis, Domini
Thren. 3-36 Ut perverteret hominem in judicio suo
Mich. 3- 9 Quia abominamini judicium, et omnia recta pervertitis
Habac. 1- 4 Propterea egreditur judicium perversum
Matth. 17-16 Ait : O generatio incredula et perversa
Luc. 9-41 Jesus dixit : O generatio infidelis et perversa
Act. 20-30 Ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa
Philip. 2-15 In medio nationis pravæ et perversæ

PERVIDEO.

Esth. 12- 2 Cumque intellexisset cogitationes eorum, et curas diligentius pervidisset

PERVIGILO.

Hebr. 13-17 Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri

PERVIUS.

1 Reg. 24- 3 Petras, quæ solis ibicibus perviæ sunt

PERVULGATUS.

2 Mac. 14- 9 Secundum humanitatem tuam pervulgatam omnibus, prospice

PES.

Gen. 8- 9 Cum non invenisset ubi requiesceret pes ej.
18- 4 Et lavate pedes vestros, et requiescite
19- 2 Lavate pedes vestros, et mane proficiscemini
24-32 Deditque... aquam ad lavandos pedes ejus
32-31 Ipse vero claudicabat pede
41-44 Non movebit quisquam manum aut pedem
43-24 Attulit aquam, et laverunt pedes suos
49-32 Collegit pedes suos super lectulum, et obiit
Exod. 3- 5 Solve calceamentum de pedibus tuis
4-25 Tetigitque pedes ejus, et ait
12- 9 Caput cum pedibus ej. et intestinis vorabitis
-11 Calceamenta habebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus
21-24 Manum pro manu, pedem pro pede
24-10 Sub pedibus ej. quasi opus lapidis sapphirini
25-26 Et pones eos in quatuor angulis ejusdem mensæ per singulos pedes
28-33 Deorsum vero, ad pedes ejusdem tunicæ
29-17 Lotaque intestina ejus ac pedes pones super concisas carnes, et super caput illius
-20 Super pollices manus eorum ac pedis dextri
30-19 Lavabunt in ea... manus suas ac pedes
37-13 In quatuor angulis per singulos pedes mensæ
39-22 Deorsum autem ad pedes mala punica
40-29 Laveruntque Moyses et Aaron ac filii ejus manus suas et pedes
Levit. 1- 9 Intestinis et pedibus lotis aqua
-13 Intestina vero et pedes lavabunt aqua
4-11 Cum capite et pedibus et intestinis et fimo
8-21 Lotis prius intestinis et pedibus
-23 Pollicem manus ejus dextræ, similiter et pedis
-24 Cumque... tetigisset... pollices manus ac pedis dextri
9-14 Lotis aqua prius intestinis et pedibus
11-20 Omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes
-21 Quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes
-23 Quidquid autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes
-42 Quadrupes graditur, et multos habet pedes
13-12 Et operuerit omnem cutem a capite usque ad pedes
14-14 Et super pollices manus dextræ et pedis
-17 Et super pollices manus ac pedis dextri
-25 Et super pollices manus ejus ac pedis dextri
-28 Tangetq... et pollices manus ac pedis dextri
21-19 Si fracto pede, si manu
Num. 16-31 Dirupta est terra sub pedibus eorum
22-25 Junxit se parieti, et attrivit sedentis pedem
-27 Cumque vidisset asina stantem Angelum, concidit sub pedibus sedentis
Deut. 2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestig.
8- 4 Et pes tuus non est subtritus
11-24 Locus quem calcaverit pes vester, vester erit
19-21 Manum pro manu, pedem pro pede exiges
25- 9 Tollet calceamentum de pede ejus, spuetque
28-35 Sanarique non possis a planta pedis usque ad verticem tuum
-56 Nec pedis vestigium figere propter mollitiem
-65 Neque erit requies vestigio pedis tui
29- 5 Nec calceamenta pedum vestrorum vetustate consumpta sunt
32-35 Ego retribuam in tempore, ut labatur pes
33- 3 Qui appropinquant pedibus ejus, accipient
-24 Et tingat in oleo pedem suum
Josue. 1- 3 Locum, quem calcaverit vestigium pedis
3-13 Et cum posuerint vestigia pedum suorum
-15 Et pedibus eorum in parte aquæ tinctis
4- 3 Ubi steterunt pedes sacerdotum
5-16 Solve, inquit, calceamentum tuum de pedibus tuis
9-13 Calceamenta... quæ habemus in pedibus... trita sunt
10-24 Ite, et ponite pedes super colla regum istor. Et subjectorum colla pedibus calcarent
14- 9 Terra, quam calcavit pes tuus, erit possessio tua
Judic. 4- 6 Cæsis summitatibus manuum ejus ac pedum
- 7 Amputatis manuum ac pedum summitatib.
4-15 Ut Sisara de curru desiliens, pedibus fugeret
5-27 Inter pedes ejus ruit : defecit, et mortuus est Volvebatur ante pedes ejus, et jacebat
-28 Quare tardaverunt pedes quadrigarum ill.
19-21 Postquam laverunt pedes suos, recepit eos
Ruth. 3- 4 Pallium, quo operitur a parte pedum
- 7 Discooperto pallio a pedibus ejus, se projecit
- 8 Viditque mulierem jacentem ad pedes suos
-14 Dormivit itaque ad pedes ejus
4- 8 Quod statim solvit de pede suo
1 Reg. 2- 9 Pedes sanctorum suorum servabit
14-13 Ascendit autem Jonathas manibus et pedibus reptans
23-22 Et considerate locum, ubi sit pes ejus
25-24 Et cecidit ad pedes ejus, et dixit : In me sit
-41 Ut lavet pedes servorum domini mei
2 Reg. 3-34 Et pedes tui non sunt compedibus aggravati
4- 4 Erat autem Jonathæ filio Saül filius debilis pedibus
2 Reg. 4-12 Præcidentesque manus et pedes eorum
9- 3 Superest filius Jonathæ, debilis pedibus
-13 Et erat claudus utroque pede
11- 8 Vade in domum tuam, et lava pedes tuos
14-25 A vestigio pedis usque ad verticem non erat in eo ulla macula
15-16 Egressus est ergo rex, et universa domus ejus, pedibus suis
-17 Egressusq. rex et omnis Israël pedibus suis
-30 Nudis pedibus incedens, et operto capite
19-24 Descendit in occursum regis illotis pedibus
21-20 Qui senos in manibus pedibusque habebat digitos
22-10 Et descendit : et caligo sub pedibus ejus
-34 Coæquans pedes meos cervis
-39 Ut non consurgant : cadent sub pedibus meis
3 Reg. 2- 5 In calceamento suo, quod erat in pedibus ej.
5- 3 Donec daret Do. eos sub vestigio pedum ej.
14- 6 Audivit Ahias sonitum pedum ejus introeuntis per ostium
-12 Et in ipso introitu pedum tuorum in urbem, morietur puer
15-23 In tempore senectutis suæ doluit pedes
4 Reg. 4-27 Cumque venisset ad virum Dei in montem, apprehendit pedes ejus
-37 Venit illa, et corruit ad pedes ejus, et adoravit
6-32 Sonitus pedum domini ejus post eum est
9-35 Non invenerunt nisi calvariam et pedes
13-21 Revixit homo, et stetit super pedes suos
19-24 Siccavi vestigiis pedum meor. omnes aquas
21- 8 Ultra non faciam commoveri pedem Israël
1 Par. 19- 4 Et præcidit tunicas eorum a natibus usque ad pedes
28- 2 Et scabellum pedum Dei nostri
2 Par. 3-13 Ipsi autem stabant erectis pedibus
16-12 Ægrotavit etiam Asa...dolore pedum vehementissimo
33- 8 Et moveri non faciam pedem Israël de terra
2 Esdr. 9-21 Non inveteraverunt, et pedes eorum non sunt attriti
Tobiæ. 6- 2 Et exivit ut lavaret pedes suos, et ecce piscis
- 4 Et palpitare cœpit ante pedes ejus
11-10 Cæcus pater ejus cœpit offendens pedibus currere
Judith. 1- 3 Latus utrumque vicenorum pedum spatio tendebatur
5-12 Et ipsi pede sicco fundum maris perambulando transirent
6- 9 Ligaverunt Achior ad arborem manibus et pedibus
9- 8 Tenuit pedes eorum abyssus, et aquæ oper.
10- 3 Induitque sandalia pedibus suis
13-30 Procidit ad pedes ejus, et adoravit eam
14- 5 Quon. Dom. conteret eos sub pedibus vestris
Esth. 8- 3 Nec his contenta, procidit ad pedes regis
13-13 Vestigia pedum ej. deosculari paratus essem
Job. 2- 7 Percussit Job ulcere pessimo, a planta pedis usque ad verticem ejus
13-27 Posuisti in nervo pedem meum, et observasti Et vestigia pedum meorum considerasti
18- 8 Immisit enim in rete pedes suos
-11 Undique terrebunt eum formidines, et involvent pedes ejus
23-11 Vestigia ejus secutus est pes meus
28- 4 Eos, quos oblitus est pes egentis hominis
29- 6 Quando lavabam pedes meos butyro
-15 Oculus fui cæco, et pes claudo
30-12 Pedes meos subverterunt, et oppresserunt
31- 5 Si ambulavi in vanitate, et festinavit in dolo pes meus
33-11 Posuit in nervo pedes meos
39-15 Obliviscitur quod pes conculcet ea
Psal. 8- 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus
9-16 In laqueo isto... comprehensus est pes eor.
13- 3 Veloces pedes eorum ad effundendum sang.
17-10 Et descendit : et caligo sub pedibus ejus
-34 Qui perfecit pedes meos tanquam cervorum
-39 Nec poterunt stare : cadent subtus pedes
21-17 Foderunt manus meas et pedes meos
24-15 Quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos
25-12 Pes meus stetit in directo : in ecclesiis benedicam te
30- 9 Statuisti in loco spatioso pedes meos
35-12 Non veniat mihi pes superbiæ
37-17 Et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt
39- 3 Et statuit super petram pedes meos
46- 4 Subjecit populos nobis, et gentes sub pedibus nostris
55-13 Quoniam eripuisti... et pedes meos de lapsu
56- 7 Laqueum paraverunt pedibus meis
65- 6 In flumine pertransibunt pede
- 9 Et non dedit in commotionem pedes meos
67-24 Ut intingatur pes tuus in sanguine

Psal. 72- 2 Mei autem pene moti sunt pedes
90-12 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
93-18 Si dicebam : Motus est pes meus
98- 5 Et adorate scabellum pedum ejus
104-18 Humiliaverunt in compedibus pedes ejus
109- 1 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
L. 113- 7 Pedes habent, et non ambulabunt
114- 8 Quia eripuit... pedes meos a lapsu
118-59 Et converti pedes meos in testimonia tua
-101 Ab omni via mala prohibui pedes meos
-105 Lucerna pedibus meis verbum tuum
120- 3 Non det in commotionem pedem tuum
121- 2 Stantes erant pedes nostri in atriis tuis, Jer.
131- 7 Adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ej.
Prov. 1-15 Prohibe pedem tuum a semitis eorum
-16 Pedes enim illorum ad malum currunt
3-23 In via tua, et pes tuus non impinget
-26 Et custodiet pedem tuum ne capiaris
4-26 Dirige semitam pedibus tuis
-27 Averte pedem tuum a malo
5- 5 Pedes ej. descendunt in mortem, et ad infer.
6-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur
-18 Pedes veloces ad currendum in malum
7-11 Nec valens in domo consistere pedibus suis
19- 2 Et qui festinus est pedibus, offendet
25-17 Subtrahe pedem tuum de domo proximi tui
-19 Dens putridus, et pes lassus, qui sperat
-26 Fons turbatus pede, et vena corrupta
26- 6 Claudus pedibus, et iniquitatem bibens
Eccle. 4-17 Custodi pedem tuum ingrediens domum Dei
Cant. 5- 3 Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos?
Sap. 14-11 Et in muscipulam pedibus insipientium
15-15 Sed et pedes eorum pigri ad ambulandum
Eccli. 6-25 Injice pedem tuum in compedes illius
-36 Et gradus ostiorum illius exterat pes tuus
21-22 Compedes in pedibus, stulto doctrina
-25 Pes fatui facilis in domum proximi
25-27 Sicut ascensus arenosus in pedibus veterani
26-23 Pedes firmi super plantas stabilis mulieris
38-32 Ad opus s., convertens pedibus suis rotam
-33 Et ante pedes suos curvabit virtutem suam
40-25 Aurum et argentum est constitutio pedum
51-20 Ambulavit pes meus iter rectum, a juvent.
Isai. 1- 6 A planta pedis usque ad verticem, non est in eo sanitas
3-16 Ambulabant pedibus suis, et composito gradu
6- 2 Et duabus velabant pedes ejus
7-20 In die illa radet Dominus... caput et pilos pedum, et barbam universam
20- 2 Et calceamenta tua tolle de pedibus tuis
23- 7 Ducent eam pedes sui longe ad peregrinand.
26- 6 Conculcabit eam pes, pedes pauperis
28- 3 Pedibus conculcabitur corona superbiæ ebriorum Ephraim
32-20 Beati, qui seminatis super omnes aquas, immittentes pedem bovis et asini
36-12 Et bibant urinam pedum suorum vobiscum
37-25 Et exsiccavi vestigio pedis mei omnes rivos
41- 3 Semita in pedibus ejus non apparebit
49-23 Et pulverem pedum tuorum lingent
52- 7 Quam pulchri super montes pedes annuntiantis
58-13 Si averteris a sabbato pedem tuum
59- 7 Pedes eorum ad malum currunt; et festinant
60-13 Et locum pedum meorum glorificabo
-14 Et adorabunt vestigia pedum tuorum omnes
66- 1 Terra autem scabellum pedum meorum
Jerem. 2-25 Prohibe pedem tuum a nuditate
13-16 Antequam offendant pedes vestri ad montes
14-10 Qui dilexit movere pedes s., et non quievit
18-22 Et laqueos absconderunt pedibus meis
38-22 Demerserunt in cœno et in lubrico pedes t.
Thren. 1- 9 Sordes ej. in pedibus ejus, nec recordata est
-13 Expandit rete pedibus meis, convertit me
2- 1 Non est recordatus scabelli pedum suorum
3-34 Ut contereret sub pedibus suis omnes vinctos
Baruc. 5- 6 Exierunt e. abs te pedibus ducti ab inimicis
6-16 Pleni sunt pulvere a pedibus introeuntium
-25 Sine pedibus in humeris portantur
Ezech. 1- 7 Pedes eorum pedes recti, et planta pedis eorum quasi planta pedis vituli
2- 1 Fili hom., sta super pedes tuos, et loquar tec.
- 2 Statuit me supra pedes meos
3-24 Et statuit me super pedes meos
6-11 Percute manum tuam, et allide pedem tuum
16-25 Et divisisti pedes tuos omni transeunti
24-17 Calceamenta tua erunt in pedibus tuis
-23 Coronas habebitis in capitibus vestris, et calceamenta in pedibus
25- 6 Eo quod plausisti manu, et percussisti pede
29-11 Non pertransibit eam pes hominis, neque pes jumenti gradietur in ea
32- 2 Et conturbabas aquas pedibus tuis

Ezech. 32-13 Et non conturbabit eas pes hominis ultra
34-18 Reliquias pascuarum vestrarum conculcastis pedibus vestris
Reliquam pedibus vestris turbabatis
-19 Quæ conculcata pedibus vestris fuerant
Quæ pedes vestri turbaverant, hæc bibebant
37-10 Steteruntque super pedes suos
43- 7 Et locus vestigiorum pedum meorum
Dan. 2-33 Pedum quædam pars erat ferrea
-34 Et percussit statuam in pedibus ejus ferreis
-41 Quia vidisti pedum et digitorum partem
-42 Et digitos pedum ex parte ferreos
3-20 Ligatis pedibus Sidrach, Misach, et Abden.
7- 4 Et super pedes quasi homo stetit
- 7 Et reliqua pedibus suis conculcans
-19 Et reliqua pedibus suis conculcabat
10- 6 Et quæ deorsum sunt usque ad pedes
Amos. 2-15 Et velox pedibus suis non salvabitur
Nahum. 1- 3 Dominus in tempestate, et turbine viæ ejus, et nebulæ pulvis pedum ejus
-15 Ecce super montes pedes evangelizantis
Habac. 3- 5 Et egredietur diabolus ante pedes ejus
-19 Et ponet pedes meos quasi cervorum
Zach. 14- 4 Stabunt pedes ejus in die illa super montem
-12 Tabescet caro uniuscujusque stantis super pedes suos
Malac. 4- 3 Cum fuerint cinis sub planta pedum vestror.
1 Mac. 5-48 Tantum pedibus transibimus
6-46 Ivit sub pedes elephantis, et supposuit se ei
10-72 Et dicunt quia non potest stare pes vester
2 Mac. 7- 4 Summas quoque manus et pedes ei præscindi
Matth. 4- 6 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
5-35 Neque per terram, quia scabellum est pedum ejus
7- 6 Ne forte conculcent eas pedibus suis
10-14 Excutite pulverem de pedibus vestris
15-30 Et projecerunt eos ad pedes ejus, et curavit
18- 8 Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscide eum
Duos pedes habentem mitti in ignem ætern.
22-13 Ligatis manibus et pedibus ej., mittite eum
-44 Donec ponam inimicos t. scabellum pedum
28- 9 Et tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt eum
Marc. 5-22 Et videns eum, procidit ad pedes ejus
6-11 Excutite pulverem de pedibus vestris
7-25 Intravit, et procidit ad pedes ejus
9-44 Et si pes tuus te scandalizat, amputa illum
Quam duos pedes habentem mitti in gehennam
12-36 Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
Luc. 1-79 Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
4-11 Ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
7-38 Et stans retro secus pedes ejus, lacrymis cœpit rigare pedes ejus, et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus
-44 Aquam pedibus meis non dedisti
Hæc autem lacrymis rigavit pedes meos
-45 Ex quo intravit, non cessavit osculari pedes
-46 Hæc autem unguento unxit pedes meos
8-35 Vestitum, ac sana mente, ad pedes ejus
-41 Et cecidit ad pedes Jesu, rogans eum
-47 Tremens venit, et procidit ante pedes ejus
9- 5 Etiam pulverem pedum vestrorum excutite
10-39 Quæ etiam sedens secus pedes Domini
15-22 Date annulum in manum ejus, et calceamenta in pedes ejus
17-16 Et cecidit in faciem ante pedes ejus
20-43 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
24-39 Videte manus m., et pedes, quia ego ipse sum
-40 Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes
Joan. 11- 2 Et extersit pedes ejus capillis suis
-32 Videns eum, cecidit ad pedes ejus, et dicit
-44 Prodiit... ligatus pedes et manus institis
12- 3 Maria ergo... unxit pedes Jesu, et extersit pedes ejus capillis suis
13- 5 Et cœpit lavare pedes Discipulorum
- 6 Dicit ei Petrus : Dom., tu mihi lavas pedes?
- 8 Petrus : Non lavabis mihi pedes in æternum
- 9 Do., non tantum pedes meos, sed et manus
-10 Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet
-12 Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit
-14 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus
Et vos debetis alter alterius lavare pedes
20-12 Sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes
Act. 2-35 Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
4-35 Et ponebant ante pedes Apostolorum
-37 Et attulit pretium, et posuit ante pedes Apostolorum
5- 2 Partem quamdam, ad pedes Apostolorum posuit

Act. 5- 9 Ecce pedes eorum, qui sepelierunt virum
-10 Confest. cecidit ante pedes ejus, et expiravit
7- 5 Et non dedit illi hæreditatem in ea, nec passum pedis
-33 Solve calceamentum pedum tuorum
-49 Terra autem scabellum pedum meorum
-57 Et testes deposuerunt vestimenta sua, secus pedes adolescentis, qui vocabatur Saulus
10-25 Et procidens ad pedes ejus adoravit
13-25 Cujus non sum dignus calceamenta pedum solvere
-51 Excusso pulvere pedum in eos, venerunt
14- 7 Et quidam vir Lystris infirmus pedibus
- 9 Dixit magna voce : Surge super pedes tuos
16-24 Et pedes eorum strinxit ligno
-29 Tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes
21-11 Alligans sibi pedes et manus, dixit
22- 3 Secus pedes Gamaliel eruditus juxta verit.
26-16 Sed exurge, et sta super pedes tuos
Rom. 3-15 Veloces pedes eorum ad effundendum sang.
10-15 Quam speciosi pedes evangelizantium pacem!
16-20 Conterat Satanam sub pedibus vestris
1 Cor. 12-15 Si dixerit pes : Quoniam non sum manus
-21 Aut iterum (*non potest dicere*) caput pedibus : Non estis mihi necessarii
15-25 Donec ponat omnes inimicos sub pedibus
-26 Omnia enim subjecit sub pedibus ejus
Ephes. 1-22 Et omnia subjecit sub pedibus ejus
6-15 Et calceati pedes in præparatione Evangelii
1 Tim. 5-10 Si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit
Hebr. 1-13 Sede a dextris meis, quoadusque ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum
2- 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus
10-13 Donec ponantur inimici ejus scabellum pedum ejus
12-13 Et gressus rectos facite pedibus vestris
Jacob. 2- 3 Tu sta illic; aut sede sub scabello pedum
Apoc. 1-15 Et pedes ejus similes aurichalco
-17 Cecidi ad pedes ejus tanquam mortuus
2-18 Et pedes ejus similes aurichalco
3- 9 Ut veniant, et adorent ante pedes tuos
10- 1 Et pedes ejus tanquam columnæ ignis
- 2 Et posuit pedem suum dextrum super mare
11-11 Et steterunt super pedes suos, et timor
12- 1 Mulier amicta sole, et luna sub pedibus ejus
13- 2 Similis erat pardo, et pedes ejus sicut pedes ursi
19-10 Et cecidi ante pedes ejus, ut adorarem eum
22- 8 Cecidi ut adorarem ante pedes Angeli

PESSIME.

Exod. 10-10 Cui dubium est quod pessime cogitetis?
Jerem. 5-28 Et præterierunt sermones meos pessime
2 Mac. 9-28 Homicida et blasphemus pessime percussus

PESSIMO, OR.

Eccli. 11-26 Sufficiens mihi sum : et quid ex hoc pessimabor?
36-11 Et qui pessimant plebem tuam, inveniant perditionem
38-22 Huic nihil proderis, et te ipsum pessimabis

PESSIMUS, A, UM.

Gen. 13-13 Homines autem Sodomitæ pessimi erant
37- 2 Accusavitque fratres suos apud patrem crimine pessimo
-20 Dicemusque : Fera pessima devoravit eum
-33 Tunica filii mei est, fera pessima comedit eum
44- 5 Quo augurari solet : pessimam rem fecistis
Exod. 33- 4 Audiensq. populus sermon. hunc pessimum
Num. 14-27 Usqueq. multitudo hæc pessima murmurat
-35 Ita faciam omni multitudini huic pessimæ
20- 5 Et adduxistis in locum istum pessimum
Deut. 1-35 Non videbit quispiam de hominibus generationis hujus pessimæ terram bonam
6-22 Fecitq. signa atq. prodigia magna et pessima
7-15 Et infirmitates Ægypti pessimas... non inferet tibi
22-14 Dimittat eam, objiciens ei nomen pessimum
-17 Imponit ei nomen pessimum, ut dicat
-19 Diffamavit nomen pessimum super virgin.
28-20 Propter adinventiones tuas pessimas
-35 Percutiat te Dom. ulcere pessimo in genibus
-59 Augebit... infirmitates pessimas et perpet.
Judic. 9-23 Misitque Dominus spiritum pessimum
1 Reg. 2-23 Quare facitis res hujusmodi, quas ego audio, res pessimas, ab omni populo?
25- 3 Vir ejus durus, et pessimus, et malitiosus
30-22 Respondensq. omnis vir pessimus et iniquus
3 Reg. 2- 8 Qui maledixit mihi maledictione pessima
13-33 Non est reversus Jeroboam de via sua pessima
4 Reg. 2-19 Sed aquæ pessimæ sunt, et terra sterilis

4 Reg. 17-11 Feceruntque verba pessima irritantes Dom.
-13 Dicens : Revertimini a viis vestris pessimis
21-11 Quia fecit Manasses rex Juda abominatio-
nes istas pessimas
2 Par. 7-14 Et egerit pœnitentiam a viis suis pessimis
21-15 Tu a. ægrotabis pessimo languore uteri tui
-19 Mortuusque est in infirmitate pessima
25-17 Amasias rex Juda, inito pessimo consilio
1 Esdr. 4-12 Venerunt in Jerusalem civitatem rebellem
et pessimam
9-13 Et post omnia quæ venerunt super nos in
operibus nostris pessimis
2 Esdr. 9-35 Nec reversi sunt a studiis suis pessimis
Esth. 7- 6 Inimicus noster pessimus iste est Aman
8- 3 Et machinationes ejus pessimas, quas ex-
cogitaverat
16-15 A pessimo mortalium Judæos neci destinatos
Job. 2- 7 Percussit Job ulcere pessimo, a planta pedis
Psal. 33-22 Mors peccatorum pessima : et qui oderunt
Prov. 2-14 Qui lætantur... exultant in rebus pessimis
6-18 Cor machinans cogitationes pessimas
12-12 Desiderium impii munimentum est pessi-
morum
19-23 Commorabitur, absque visitatione pessima
24-19 Ne contendas cum pessimis, nec æmuleris
25-20 Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi
pessimo
26-23 Labia tumentia cum pessimo corde sociata
Eccle. 1-13 Hanc occupationem pessimam dedit Deus
4- 8 In hoc q. vanitas est, et afflictio pessima
5-12 Est et alia infirmitas pessima, quam vidi
-13 Pereunt enim in afflictione pessima
9- 3 Hoc est pessimum inter omnia, quæ sub
sole fiunt
10-13 Et novissimum oris illius error pessimus
Eccli. 5-17 Et denotatio pessima super bilinguem
42- 5 Et servo pessimo latus sanguinare
Isai. 14-20 Non vocabitur in æternum semen pessi-
morum
31- 2 Et consurget contra domum pessimorum
32- 7 Fraudulenti vasa pessima sunt
Jerem. 3-17 Et non ambulabunt post pravitatem cordis
sui pessimi
8- 3 Qui residui fuerint de cognatione hac pes-
sima
10-19 Væ mihi super contritione mea, pessima
plaga mea
12-14 Hæc dicit Dominus adversum omnes vicinos
meos pessimos
13-10 Populum ist. pessimum, qui nolunt audire
14-17 Contrita est virgo filia populi mei, plaga
pessima vehementer
15-21 Et liberabo te de manu pessimorum
23-14 Et confortaverunt manus pessimorum
-22 Avertissem utique eos a via sua mala, et a
cogitationibus suis pessimis
24- 8 Sicut ficus pessimæ, quæ comedi non pos-
sunt
25- 5 Revertimini...a pessimis cogitationibus v.
29-17 Quæ comedi non possunt, eo quod pessimæ
30-12 Insanabilis fractura tua, pessima plaga tua
35-15 Convertimini unusquisq. ■ via sua pessima
36- 3 Revertatur unusquisque a via sua pessima
- 7 Et revertatur unusquisq. a via sua pessima
48-34 Aquæ quoque Nemrim pessimæ erunt
49-23 Quia auditum pessimum audierunt, turbati
Baruc. 2- 8 Ut reverteremur... a viis nostris pessimis
-25 Et mortui sunt in doloribus pessimis
Ezech. 5-16 Quando misero sagitt. famis pessimas in eos
-17 Immittam in vos famem et bestias pessimas
7-24 Adducam pessimos de gentibus, et possid.
8- 9 Ingredere, et vide abominationes pessimas
11- 2 Tractant consilium pessimum in urbe ista
14-15 Si et bestias pessimas induxero super terram
-21 Quod et si quatuor judicia mea pessima
20 44 Neque secundum scelera vestra pessima
30-12 Et tradam terram in manus pessimorum
33-11 Convertimini a viis vestris pessimis
34-25 Et cessare faciam bestias pessimas de terra
36-31 Recordabimini viarum vestr. pessimarum
38-10 Et cogitabis cogitationem pessimam
Dan. 3-32 Et tradidisti nos in manibus inimicorum
nostrorum iniquorum et pessimorum
Regi injusto et pessimo ultra omnem terram
Mich. 2- 3 Quoniam tempus pessimum est
-10 Propter immunditiam ejus corrumpetur
putredine pessima
Nahum. 3-19 Non est obscura contritio tua, pessima est
plaga tua
Zach. 1- 4 Convertimini... et de cogitationibus vestris
pessimis
2 Mac. 6- 3 Pessima autem et universis gravis erat ma-
lorum incursio
14-27 Et pessimis hujus criminationibus irritatus
Matth. 12-45 Sic erit et generationi huic pessimæ

Act. 18-14 Dixit Gallio ad Judæos : Si quidem esset ini-
quum aliquid, aut facinus pessimum
19-16 Homo, in quo erat dæmonium pessimum
Apoc. 16- 2 Et factum est vulnus sævum et pessimum

PESSULUS.

Cant. 5- 6 Pessulum ostii mei aperui dilecto meo

PESTIFER.

Eccli. 11-35 Attende tibi a pestifero, fabricat enim mala
Jerem. 51-25 Ecce ego ad te, mons pestifer, ait Dominus
Act. 24- 5 Invenimus hunc hominem pestiferum

PESTILENS.

Prov. 15-12 Non amat pestilens eum, qui se corripit
19-25 Pestilente flagellato stultus sapientior erit
21-11 Mulctato pestilente sapientior erit parvulus
29- 8 Homines pestilentes dissipant civitatem
Jerem. 51- 1 Ego suscitabo... quasi ventum pestilentem
1 Mac. 10-61 Convenerunt adversus eum viri pestilentes
15- 3 Quoniam quidem pestilentes obtinuerunt
-21 Si qui ergo pestilentes refugerunt de regione

PESTILENTIA.

Levit. 26-25 Mittam pestilentiam in medio vestri
Num. 14-12 Feriam igitur eos pestilentia, atq. consumam
Deut. 28-21 Adjungat tibi Dominus pestilentiam
2 Reg. 24-13 Certe trib. dieb. erit pestilentia in terra tua
-15 Immisitque Dominus pestilentiam in Israël
3 Reg. 8-37 Fames si oborta fuerit in terr. aut pestilentia
1 Par. 21-12 Gladium Do. et pestilentiam versari in terra
-14 Misit ergo Dominus pestilentiam in Israël
2 Par. 6-28 Fames si orta fuerit in terra, et pestilentia
7-13 Et misero pestilentiam in populum meum
20- 9 Si irruerint super nos... pestilentia et fames
Psal. 1- 1 Et in cathedra pestilentiæ non sedit
Jerem. 21- 6 Hom. et bestiæ pestilentia magna morientur
29-18 Persequar eos... in fame et in pestilentia
32-24 A facie gladii, et famis, et pestilentiæ
Ezech. 5-17 Et pestilentia et sanguis transibunt per te
7-15 In civitate, pestilentia et fame devorabuntur
12-16 Et relinquam ex eis viros paucos, a gladio,
et fame, et pestilentia
14-19 Si a. et pestilentiam immisero super terram
-21 Et pestilentiam immisero in Jerusalem
28-23 Et immittam ei pestilentiam et sanguinem
Matth. 24- 7 Et erunt pestilentiæ, et fames, et terræ motus
Luc. 21-11 Erunt per loca, et pestilentiæ, et fames

PESTIS.

Exod. 5- 3 Ne forte accidat nobis pestis aut gladius
9- 3 Et super equos...et oves, pestis valde gravis
-15 Percutiam te et populum tuum peste
Jerem. 14-12 Quoniam gladio, et fame, et peste consumam
21- 7 Et qui derelicti sunt in civitate hac a peste
- 9 In urbe hac, morietur gladio, et fame, et
peste
24-10 Mittam in eis gladium, et famem, et pestem
27- 8 Et in peste visitabo super gentem illam
-13 Quare moriemini tu et populus tuus gladio,
et fame, et peste
29-17 Ecce mittam in eos gladium, et famem, et
pestem
32-36 Vos dicitis quod tradetur in manus regis
Babylonis in gladio, et in fame, et in peste
34-17 Ait Do., ad gladium, ad pestem, et ad famem
38- 2 Morietur gladio, et fame, et peste
42-17 Morientur gladio, et fame, et peste
-22 Quia gladio, et fame, et peste moriemini
44-13 Sicut visitavi super Jerusalem in gladio, et
fame, et peste
Ezech. 5-12 Tertia pars tui peste morietur, et fame
6-11 Quia gladio, fame, et peste ruituri sunt
-12 Qui longe est, peste morietur
7-15 Gladius foris; et pestis et fames intrinsecus
33-27 Qui a. in... speluncis sunt, peste morientur
38-22 Et judicabo eum peste, et sanguine, et imbre

PETITIO.

Judic. 8-24 Unam petitionem postulo a vobis : date
1 Reg. 1-17 Deus Israel det tibi petitionem tuam
-27 Dedit mihi Dominus petitionem meam
3 Reg. 2-16 Nunc ergo petitionem unam precor a te
-20 Petitionem unam parvulam ego deprecor
12- 7 Si hodie... petitioni eorum cesseris
1 Esdr. 7- 6 Dedit ei rex... omnem petitionem ejus
Tobiæ. 7-10 Nisi prius petitionem meam confirmes
Esth. 5- 3 Quid vis, Esther regina? quæ est petitio tua?
- 7 Respondit Esther : Petitio mea et preces
sunt istæ
- 8 Si regi placet ut.. meam impleat petitionem
7- 2 Quæ est petitio tua, Esther, ut detur tibi?
Job. 6- 8 Quis det ut veniat petitio mea
Psal. 19- 7 Impleat Dominus omnes petitiones tuas
36- 4 Et dabit tibi petitiones cordis tui

Psal. 105-15 Et dedit eis petitionem ipsorum
Dan. 4-14 Et sermo sanctorum, et petitio
6- 7 Ut omnis qui petierit aliquam petitionem
Luc. 23-24 Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum
Philip. 4- 6 Petitiones vestræ innotescant apud Deum
1 Joan. 5-15 Habemus petitiones quas postulamus ab eo

PETO.

Gen. 30-34 Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis
34-12 Postulate, et libenter tribuam quod petie-
ritis
-14 Non possumus facere quod petitis
-19 Nec distulit adolescens quin statim quod pe-
tebatur expleret
41-55 Clamavit pop. ad Pharaon alimenta petens
47- 4 Petimusque ut esse nos jubeas servos tuos
Exod. 10-11 Et sacrificate Domino : hoc enim et ipsi
petistis
12-32 Oves vest. et armenta assumite ut petieratis
-35 Petierunt ab Ægyptiis vasa argentea et aurea
Deut. 10-12 Quid Dominus Deus tuus petit a te
18-16 Ut petisti a Domino Deo tuo in Horeb
Josue. 15-18 Suasa est a viro suo ut peteret a patre suo
agrum
Judic. 1-14 Monuit vir suus ut peteret a patre suo agrum
5-25 Aquam petenti lac dedit, et in phiala princ.
1 Reg. 8-10 Ad populum, qui petierat a se regem
-18 Et non exaudiet vos Dominus in die illa, quia
petistis vobis regem
12-13 Præsto est rex vester, quem elegistis et pe-
tistis
-17 In conspectu Do., petentes super vos regem
-19 Addidimus enim universis peccatis nostris
malum, ut peteremus nobis regem
2 Reg. 3-13 Faciam tecum amicitias : sed unam rem
peto a te, dicens
12-20 Petivitque ut ponerent ei panem, et comedit
19-38 Et omne, quod petieris a me, impetrabis
3 Reg. 2-20 Et dixit ei rex : Pete, mater mea
3-11 Et non petisti tibi dies multos, nec divitias
5- 6 Mercedem autem servorum tuorum dabo
tibi quamcumque petieris
10-13 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba om-
nia quæ voluit et petivit ab eo
15-19 Et peto ut venias, et irritum facias fœdus
19- 4 Petivit animæ suæ ut moreretur, et ait
4 Reg. 2-10 Quando tollar a te, erit tibi quod petisti
4- 3 Vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis
-28 Numquid petivi filium a domino meo?
2 Par. 1-11 Petisti autem sapientiam et scientiam
11-23 Et multas petivit uxores
1 Esdr. 7-21 Ut quodcumque petierit a vobis Esdras
8-21 Et peteremus ab eo viam rectam nobis et fil.
-22 Erubui e. petere a rege auxilium et equites
Tobiæ. 3-15 Peto, Domine, ut de vinculo improperii hu-
jus absolvas me
4-20 Et pete ab eo, ut vias tuas dirigat
5-19 Sed peto ne irascaris, quod voluerim cog-
noscere genus tuum
6-13 Pete ergo eam a patre ejus, et dabit tibi eam
7-11 Cum...et non daret petenti ullum responsum
9- 1 Azaria frater, peto ut ausculles verba mea
12- 4 Sed peto te, pater mi, ut roges eum, si forte
Judith. 6-21 Oraverunt, petentes auxilium a Deo Israel
12- 5 Et petiit, dum introiret, ut daretur ei copia
Esth. 5- 3 Etiam si dimidiam partem regni petieris,
dabitur
- 6 Quid petis ut detur tibi? et pro qua re post.
Etiam si dimidiam partem regni mei petieris
7- 2 Etiam si dimidiam partem regni mei petieris
Psal. 20- 5 Vitam petiit a te : et tribuisti ei longitudinem
26- 4 Unam petii a Domino, hanc requiram
77-18 Ut peterent escas animabus suis
104-40 Petierunt, et venit coturnix
Sap. 13-19 Et pro itinere petit ab eo, qui ambulare non
potest
Et de omnium rerum eventu petit ab eo
18- 2 Et ut esset differentia, donum petebant
Eccli. 28- 5 Reservat iram, et propitiationem petit a Deo
Isai. 7-11 Pete tibi signum a Domino Deo tuo
-12 Non petam, et non tentabo Dominum
Thren. 4- 4 Parvuli petierunt panem, et non erat qui
frangeret eis
Baruc. 2-19 Petimus misericordiam ante conspectum t.
Dan. 6- 7 Ut omnis qui petierit aliquam petitionem
Jonæ. 4- 8 Et petivit animæ suæ ut moreretur, et dixit
Zach. 10- 1 Petite a Domino pluviam in temp. serotino
1 Mac. 3-44 Et ut orarent, et peterent misericordiam
2 Mac. 2- 8 Cum Salomon petiit ut locus sanctificaretur
7-28 Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram
9-26 Oro itaque vos et peto, memores beneficior.
12-11 Arabes victi petebant a Juda dextram sibi
13-12 Et petentibus a Do. misericordiam cum fletu
14-41 Cum jam comprehenderetur, gladio se petiit
Matth. 5-42 Qui petit a te, da ei : et volenti mutuari a te

Matth. 6- 8 Scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum
7- 7 Petite, et dabitur vobis : quærite, et inven.
- 8 Omnis enim qui petit, accipit : et qui quærit
- 9 Quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget
-10 Aut si piscem petierit, numquid serpentem
-11 Qui in cœlis est, dabit bona petentibus se
18-19 De omni re quamcumque petierint, fiet illis
20-20 Cum fil. suis, adorans, et petens aliquid ab eo
-22 Respondens a. Jesus, dixit : Nescitis quid petatis
21-22 Et omnia quæcumque petieritis in oratione
27-20 Persuaserunt populis ut peterent Barabbam
-58 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Marc. 6-22 Rex ait puellæ : Pete a me quod vis, et dabo
-23 Juravit illi : Quia quidquid petieris dabo tibi
-24 Cum exisset, dixit matri suæ : Quid petam ?
-25 Petivit dicens : Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistæ
10-35 Ut quodcumque petierimus, facias nobis
-38 Jesus autem ait eis : Nescitis quid petatis
11-24 Propterea dico vobis, omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis
15- 6 Unum ex vinctis, quemcumque petissent
-43 Introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Luc. 6-30 Omni autem petenti te, tribue
11- 9 Et ego dico vobis : Petite, et dabitur vobis
-10 Omnis enim qui petit, accipit : et qui quærit
-11 Quis autem ex vobis patrem petit panem
-12 Aut si petierit ovum : numquid porriget illi scorpionem ?
-13 Dabit spiritum bonum petentibus se
12-48 Cui commendaver. mult., plus petent ab eo
23-25 Missus fuerat in carcerem, quem petebant
-52 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Joan. 4-10 Tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi
14-13 Quodcumq. petieritis Patrem in nomine m.
-14 Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam
15- 7 Quodcumq. volueritis petetis, et fiet vobis
-16 Ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis
16-23 Si quid petieritis Patrem in nomine m., dabit
-24 Usque modo non petistis quidquam in nomine meo : petite, et accipietis
-26 In illo die in nomine meo petetis
Act. 3- 2 Ut peteret eleemosynam ab introeuntibus
-14 Et petistis virum homicidam donari vobis
7-46 Petiit ut inveniret tabernaculum Deo Jacob
9- 2 Et petiit ab eo epistolas in Damascum
13-28 Petierunt a Pilato, ut interficerent eum
16-29 Petitoque lumine, introgressus est
25-24 Petentes et acclamantes non oportere eum vivere amplius
1 Cor. 1-22 Quoniam et Judæi signa petunt
Ephes. 3-13 Propter quod peto ne deficiatis in tribulat.
-20 Omnia facere superabund. quam petimus
Jacob. 4- 3 Petitis, et non accipitis, eo quod male petatis
1 Joan. 3-22 Quidquid petierimus, accipiemus ab eo
5-14 Quodcumque petierimus... audit nos
-15 Scimus quia audit nos quidquid petierimus
-16 Petat, et dabitur ei vita peccanti non ad mortem

PETRA.

Petra Horeb. Horeb est Sinaï, et erat petra in deserto Sinai, vicinior tamen Raphidim, quam monti Sinai. Percutiens Moyses petram Horeb, aquam ut populus biberet eduxit. Hæc petra comitata dicitur Hebræos, eo quod aquæ quas petra abundantissime fundebat, ad commoditatem populi in rivos divisæ, longo spatio profluerent, donec venirent ad loca ubi esset aquarum copia.

Exod. 17- 6 En ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb
Percutiesque petram, et exibit ex ea aqua
33-21 Est locus apud me, et stabis supra petram
-22 Cumque transibit gloria mea, ponam te in foramine petræ
Num. 20- 8 Loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas. Cumque eduxeris aquam de petra bibet omnis multitudo
-10 Congregata multitudine ante petram, dixitque eis... Num de petra hac vobis aquam poterimus ejicere?
Deut. 8-15 Qui eduxit rivos de petra durissima
2 Esdr. 9-15 Aquam de petra eduxisti eis sitientibus
Psal. 77-15 Interrupit petram in eremo : et adaquavit
-16 Et eduxit aquam de petra : et deduxit
-20 Quoniam percussit petram, et fluxerunt aquæ
104-41 Dirupit petram, et fluxerunt aquæ
113- 8 Qui convertit petram in stagna aquarum
Sap. 11- 4 Data est illis aqua de petra altissima
Isai. 48-21 Aquam de petra produxit eis, et scidit petram, et fluxerunt aquæ
1 Cor. 10- 4 Bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra : petra autem erat Christus

PETRA.

Arx et civitas principalis in montibus ad extremos fines Chananææ Austrum versus, cujus mentionem facit Josephus lib. 3 Antiq., cap. 2. Eam vocant urbem Selam, Jectehel, Petram deserti, etc. Ab hac civitate Petra, pars Arabiæ quædam Arabia Petræa dicta fuit. Moabitarum erat metropolis.

Judic. 1-36 Fuit autem terminus Amorrhæi ab ascensu Scorpionis, Petra, et superiora loca
4 Reg. 14- 7 Apprehendit Petram in prælio, vocavitque nomen ejus Jectehel
2 Par. 25-12 Adduxerunt ad præruptum cujusdam Petræ
Isai. 16- 1 Emitte agnum... de Petra deserti ad montem filiæ Sion
42-11 Laudate, habitatores Petræ, de vertice
Jerem. 48-28 Habitate in Petra, habitatores Moab

PETRA.

Petra Oreb in tribu Ephraïm, ad quam Gedeon interfecit Oreb Madianitarum principem; unde huic loco factum est nomen.

Judic. 7-25 Interfecit Oreb in petra Oreb
Isai. 10-26 Juxta plagam Madian in petra Oreb

PETRA.

Petra Etam. Etam vel est nomen loci, vel viri, cujus est mentio 1 *Paral.* 4-32, *a quo petra illa sic dicta fuerit. Etam aliqui collocant in tribu Simeon ad torrentem Sorec; alii, ut Josephus, in tribu Juda. Sed hæ sententiæ fortasse non discordant; nam ex cap.* 19 *Josue constat tribum Simeonis in Judæ tribus partem admissam fuisse.*

Judic. 15- 8 Habitavit in spelunca petræ Etam
-13 Tulerunt eum (*Samsonem*) de petra Etam

PETRA.

Petra Remmon urbs erat in prærupta petra distans Jerosolymis quindecim milliaribus, non longe a Gabaa Saülis patria, in tribu Benjamin, inter Septentrionem et Orientem. Erat et altera Remmon in tribu Simeon, Josue 19-7, quæ limes erat tribus Juda ad Austrum, sicut altera limes erat ad Aquilonem.

Judic. 20-45 Pergebant ad Petram, cujus vocabulum est Remmon
-47 Sederuntque in Petra Remmon mensibus
21-13 Ad filios Benj. qui erant in Petra Remmon

PETRA.

Petra dividens, sive divisionis, in qua latuit David cum suis Saülem fugiens. Ab ipso Saüle statim obsessum et in modum coronæ ab ejus militibus circumdatum, cum jam non speraret se evadere posse, subita Philisthinorum irruptio Davidem liberavit, ex obsidione sic Saüle revocato.

1 Reg. 23-25 Statimque descendit ad Petram, et versab.
-28 Propter hoc vocaverunt locum illum, Petram dividentem

PETRA.

Verbum istud varios et quidem multos habet sensus, quos erit facile distinguere.

Exod. 4-25 Tulit illico Sephora acutissimam petram
Num. 24-21 Sed si in petra posueris nidum tuum
Deut. 32-13 Ut surgeret mel de petra, oleumque
Judic. 6-20 Pone supra petram illam, et jus desuper
-21 Ascenditque ignis de petra, et carnes...
-26 Ædificabis altare Domino Deo tuo in summitate petræ
13-19 Et posuit (*libamenta*) super petram offerens
1 Reg. 13- 6 Absconderunt se.. in abditis, in petris quoq.
14- 4 Eminentes petræ ex utraque parte
24- 3 Perrexit... etiam super abruptissimas petras
2 Reg. 21-10 Cilicium substravit sibi supra petram
22- 2 Et ait : Dominus petra mea, et robur meum
3 Reg. 19-11 Subvertens montes, et conterens petras
1 Par. 11-15 Descenderunt.. ad petram in qua erat David
Judith. 16-18 Petræ, sicut cera, liquescent ante faciem t.
Job. 8-17 Super acervum petrarum radices ejus
28-10 In petris rivos excidit
29- 6 Quando... petra fundebat mihi rivos olei
39- 1 Numq. nosti tempus partus ibicum in petris?
-28 In petris manet, et in præruptis silicibus
Psal. 26- 6 In petra exaltavit me
39- 3 Et statuit super petram pedes meos
Psal. 60- 3 Dum anxiaretur cor meum, in petra exaltasti me
*80-17 Et de petra, melle saturavit eos
103-12 De medio petrarum dabunt voces
-18 Montes excelsi cervis : petra refugium herinaciis
136- 9 Beatus qui.. allidet parvulos tuos ad petram
140- 6 Absorpti sunt juncti petræ judices eorum
Prov. 30-19 Viam colubri super petram, viam navis
-26 Lepusculus... qui collocat in petra cubile s.
Cant. 2-14 Columba mea in foraminibus petræ
Sap. 17-18 Sonus validus præcipitatarum petrarum
Eccli. 26-24 Fundamenta æterna supra petram solidam
40-15 Radices immundæ super cacumen petræ
Isai. 2-10 Ingredere in petram, et abscondere in fossa
-19 Et introibunt in speluncas petrarum
-21 Et ingredietur scissuras petrarum
7-19 Requiescent omnes... in cavernis petrarum
8-14 In lapid. a. offensionis, et in petram scandali
22-16 Excidisti... in petra tabernaculum tibi
32- 2 Et umbra petræ prominentis in terra deserta
50- 7 Posui faciem meam ut petram durissimam
51- 1 Attendite ad petram unde excisi estis
57- 5 Immolantes parvulos in torrentibus, subter eminentes petras
Jerem. 5- 3 Induraverunt facies suas supra petram
13- 4 Et absconde ibi illud in foramine petræ
16-16 Venabuntur eos... de cavernis petrarum
18-14 Numquid deficiet de petra agri nix Libani ?
23-29 Et quasi malleus conterens petram
49-16 Qui habitas in cavernis petræ
51-25 Et evolvam te de petris, et dabo te
Ezech. 24- 7 Super limpidissimam petram effudit illum
- 8 Dedi sanguinem ejus super petram limpid.
26- 4 Et dabo eam in limpidissimam petram
-14 Et dabo te in limpidissimam petram
Amos. 6-13 Numquid currere queunt in petris equi
Abdiæ. - 3 Extulit te, habitantem in scissuris petrarum
Nahum. 1- 6 Et petræ dissolutæ sunt ab eo
2 Mac. 14-46 Stans supra quamdam petram præruptam
Matth. 7-24 Qui ædificavit domum suam supra petram
-25 Fundata enim erat super petram
16-18 Super hanc petram ædificabo Ecclesiam m.
27-51 Terra mota est, et petræ scissæ sunt
-60 In monumento suo novo, quod exciderat in petra
Marc. 15-46 In monumento, quod erat excisum de petra
Luc. 6-48 Et posuit fundamentum super petram
Fundata enim erat super petram
8- 6 Aliud cecidit supra petram : et natum aruit
-13 Nam qui supra petram : qui cum audierint
Rom. 9-33 Ecce pono in Sion... et petram scandali
1 Petr. 2- 8 Et petra scandali, his qui offendunt verbo
Apoc. 6-15 In speluncis et in petris montium
-16 Dicunt montibus et petris : Cadite super nos

PETROSA.

Sap. 5-23 A petrosa ira plenæ mittentur grandines
Matth. 13- 5 Alia autem ceciderunt in petrosa
-20 Qui autem super petrosa seminatus est
Marc. 4- 5 Aliud vero cecidit super petrosa
-16 Hi sunt simil. qui super petrosa seminantur

PETRUS.

Princeps Apostolorum, antea vocatus Simon et Cephas, postea vero Petrus; erat piscator, ut pater et fratres. Petrus, et Andreas qui eum duxerat ad Christum, statim ut vocati sunt a Christo ad prædicationis munus, secuti sunt eum, relictis retibus. Sanctus Petrus, quia ardentior erat fide, quia quasi reliquorum os erat Apostolorum, et pro omnibus loqui solebat, Jesu Christo suis dicenti Apostolis : Vos autem, quem me esse dicitis ? *nomine aliorum respondit Jesum esse Christum, Filium Dei vivi; sicque agnovit divinitatem in Christo. In eo tanta erat fides, ut videns Jesum ambulantem super mare, et vocantem ipsum, descendens de navicula ambularet super aquam ut veniret ad Jesum. Permisit tamen Christus Petrum timere et mergi, ne tanto miraculo superbiret, ut ait sanctus Chrysostomus. « Paululum relinquitur tentationi, inquit sanctus Hieronymus, ut augeatur fides, et intelligat se non facilitate postulationis, sed potentia Domini conservatum. » Reliqua autem quæ narrantur de sancto Petro, nempe quod non satis intelligens mysterium passionis, conaretur Christum a morte revocare; quod Jesum esset negaturus; quod non modo posset sequi Dominum suum ad mortem, postea autem secuturus esset; quod auriculam Malchi absciderit; quod Christum a longe secutus, cupiens videre quid de ipso fieret, ad vocem ancillarum bis cum jura-*

mento, et ad aliorum etiam cum juramento, et detestatione Christum abnegaverit, et cum postea Christus eum respexisset, amare fleverit; et alia multa insuper, lege in Evangeliis et Actibus Apostolorum ea loca quæ respiciunt ad beatum Apostolum. Junii die vigesima nona sanctum Petrum subiisse martyrium affirmat Dionysius Corinth. apud Euseb.; et eum Romæ cruci affixum scribit Tertullianus, idque, ut expetierat, capite deorsum, ut refert Origenes. Extant sancti Petri duæ Epistolæ; prima, digna Apostolorum principe, verbis parca, sententiis gravis, plena auctoritatis et majestatis Apostolicæ. Ex urbe Roma missam ipsemet testatur, quam Babylonis nomine typice designavit, propter confusionem idololatriæ quæ tunc in ea vigebat, quippe quæ urbs omnium gentium serviebat erroribus, *ut ait sanctus Leo. Verum quo anno missa sit, incertum est, fortasse post annos decem a Passione. Secunda scripta est ad eosdem ad quos prior Epistola, quod liquet ex illis verbis*: Hanc ecce vobis secundam scribo Epistolam, *idque paulo ante mortem suam, cum jam certus esset de veloci depositione tabernaculi, sive corporis sui, et anno trigesimo tertio a morte Christi. In hac Epistola Petrus fideles hortatur ut fidem, etiam se mortuo, firmiter retineant, errorumque magistros longissime fugiant, quorum mores et studia depingit.*

Matth. 4-18 Vidit... Simonem, qui vocatur Petrus
8-14 Et cum venisset Jesus in domum Petri
10- 2 Primus Simon, qui dicitur Petrus
14-28 Respondens autem Petrus, dixit: Domine
-29 Descendens Petrus de navicula, ambulabat
15-15 Respondens autem Petrus, dixit ei: Edissere
16-16 Respondens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus
-18 Ego dico tibi, quia tu es Petrus
-22 Et assumens eum Petrus, cœpit increpare
-23 Qui conversus, dixit Petro: Vade post me
17- 1 Assumit Jesus Petrum et Jacobum
- 4 Respondens autem Petrus, dixit ad Jesum
-23 Accesserunt... ad Petrum, et dixerunt ei
18-21 Tunc accedens Petrus ad eum, dixit
19-27 Tunc respondens Petrus, dixit ei: Ecce nos
26-33 Respondens a. Petrus, ait illi: Etsi omnes
-35 Ait illi Petrus: Etiam si oportuerit me mori
-37 Et assumpto Petro, et duobus filiis Zebedæi
-40 Et invenit eos dormientes, et dicit Petro
-58 Petrus autem sequebatur eum a longe
-69 Petrus vero sedebat foris in atrio
-73 Et dixerunt Petro: Vere et tu ex illis es
-75 Et recordatus est Petrus verbi Jesu
Marc. 3-16 Et imposuit Simoni nomen Petrus
5-37 Non admisit quemq. se sequi, nisi Petrum
8-29 Respondens Petrus, ait ei: Tu es Christus
-32 Et apprehendens eum Petrus, cœpit increpare eum
-33 Comminatus est Petro, dic.: Vade retro me
9- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum
- 4 Et respondens Petrus, ait Jesu: Rabbi, bonum est
10-28 Cœpit ei Petrus dicere: Ecce nos dimisimus
11-21 Et recordatus Petrus, dixit ei: Rabbi, ecce
13- 3 Interrogabant eum separatim Petrus et Jac.
14-29 Petrus a. ait illi: Et si om. scandalizati fuer.
-33 Et assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem
-37 Et ait Petro: Simon, dormis? non potuisti
-54 Petrus autem a longe secutus est eum
-66 Et cum esset Petrus in atrio deorsum
-67 Et cum vidisset Petrum calefacientem se
-70 Qui astabant, dicebant Petro: Vere ex illis es
-72 Recordatus est Petrus verbi, quod dixerat
16- 7 Dicite Discipulis ej. et Petro, quia præcedit
Luc. 5- 8 Quod cum videret Simon Petrus, procidit
6-14 Simonem, quem cognominavit Petrum
8-45 Negantibus autem omnibus, dixit Petrus
-51 Non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem
9-20 Respondens Simon Petrus, dixit: Christum
-28 Assumpsit Petrum, et Jacobum, et Joannem
-32 Petrus vero, et qui cum illo erant, gravati
-33 Cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jes.
12-41 Ait autem ei Petrus: Domine, ad nos dicis
18-28 Ait a. Petrus: Ecce nos dimisimus omnia
22- 8 Et misit Petrum et Joannem, dicens: Euntes
-34 At ille dixit: Dico tibi, Petre, non cantabit
-54 Petrus vero sequebatur a longe
-55 Erat Petrus in medio eorum
-58 De illis es. Petrus vero ait: O, homo non sum
-60 Et ait Petrus: Homo, nescio quid dicis
-61 Conversus Dominus respexit Petrum
Luc. 22-61 Et recordatus est Petrus verbi Domini
-62 Et egressus foras Petrus flevit amare
24-12 Petrus a. surgens cucurrit ad monument.
Joan. 1-40 Erat autem Andreas frater Simonis Petri
-42 Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus
-44 Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreæ et Petri
6- 8 Dicit ei... Andreas frater Simonis Petri
-69 Respondit ergo ei Simon Petrus: Domine
13- 6 Venit ergo ad Simonem Petrum. Et dicit ei Petrus: Domine, tu mihi lavas pedes?
- 9 Dicit ei Simon Petrus: Domine, non tantum
-24 Innuit ergo huic Simon Petrus, et dixit ei
-36 Dicit ei Simon Petrus: Domine, quo vadis?
-37 Dicit ei Petrus: Quare non possum te sequi?
18-10 Simon ergo Petrus habens gladium, eduxit
-11 Dixit ergo Jesus Petro: Mitte gladium tuum
-15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus
-16 Petrus autem stabat ad ostium foris
Et dixit ostiariæ, et introduxit Petrum
-17 Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Numquid
-18 Erat autem cum eis et Petrus stans, et calef.
-25 Erat a. Simon Petrus stans, et calefaciens se
-26 Cognatus ejus, cujus abscidit Petrus auric.
-27 Iterum ergo negavit Petrus: et statim gallus cantavit
20- 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum
- 3 Exiit ergo Petrus, et ille alius Discipulus
- 4 Ille alius Discipulus præcucurrit citius Petro
- 6 Venit ergo Simon Petrus sequens eum
21- 2 Erant simul Simon Petrus et Thomas
- 3 Dicit eis Simon Petrus: Vado piscari
- 7 Dixit ergo Discipulus ille, quem diligebat Jesus, Petro
Simon Petrus cum audisset quia Dom. est
-11 Ascendit Simon Petrus, et traxit rete
-15 Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus
-17 Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio
-20 Conversus Petrus vidit illum Discipulum
-21 Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu
Act. 1-13 Ascender. ubi manebant Petrus et Joannes
-15 In diebus illis exurgens Petrus in medio
2-14 Stans a. Petrus cum undecim levavit vocem
-37 Compuncti sunt corde, et dixer. ad Petrum
-38 Petrus vero ad illos: Pœnitentiam (inquit) agite
3- 1 Petrus autem et Joannes ascendebant in templum
- 3 Cum vidisset Petrum et Joann. incipientes
- 4 Intuens a. in eum Petrus cum Joanne, dixit
- 6 Petrus autem dixit: Argentum et aurum non est mihi
-11 Cum teneret autem Petrum et Joannem
-12 Videns autem Petrus, respondit ad populum
4- 8 Tunc repletus Spiritu sancto Petrus, dixit
-13 Videntes a. Petri constantiam et Joannis
-19 Petrus vero et Joannes respondentes, dixer.
5- 3 Dixit autem Petrus: Anania, cur tentavit Satanas cor tuum?
- 8 Dixit autem ei Petrus: Dic mihi, mulier
- 9 Petrus a. ad eam: Quid utiq. convenit vobis
-15 Ut, veniente Petro, saltem umbra illius obumbraret
-29 Respondens a. Petrus, et Apostoli, dixerunt
8-14 Miserunt ad eos Petrum et Joannem
-19 Petrus autem dixit ad eum
9-32 Factum est a. ut Petrus dum pertransiret
-34 Et ait illi Petrus: Ænea, sanat te Dominus
-38 Audientes quia Petrus esset in ea
-39 Exurgens autem Petrus venit cum illis
-40 Petrus ponens genua, oravit
Aperuit oculos suos: et viso Petro, resedit
10- 5 Accersi Simonem quemdam, qui cognominatur Petrus
- 9 Ascendit Petrus in superiora, ut oraret
-13 Surge, Petre, occide, et manduca
-14 Ait autem Petrus: Absit, Domine
-17 Dum intra se hæsitaret Petrus
-18 Si Simon, qui cognominatur Petrus, illic haberet hospitium
-19 Petro autem cogitante de visione
-21 Descendens autem Petrus ad viros
-25 Cum introisset Petrus, obvius venit ei Corn.
-26 Petrus vero elevavit eum, dicens: Surge
-32 Accersi Simonem, qui cognominatur Petrus
-34 Aperiens autem Petrus os suum, dixit
-44 Adhuc loquente Petro verba hæc
-45 Obstupuerunt... qui venerant cum Petro
-47 Tunc respondit Petrus: Numquid aquam
11- 2 Cum aut. ascendisset Petrus Jerosolymam
- 4 Incipiens a. Petrus exponebat illis ordinem
- 7 Surge, Petre, occide, et manduca
-13 Accersi Simonem, qui cognominatur Petrus
Act. 12- 3 Apposuit ut apprehenderet et Petrum
- 5 Et Petrus quidem servabatur in carcere
- 6 In ipsa nocte erat Petrus dormiens
- 7 Percussoque latere Petri, excitavit eum
-11 Et Petrus ad se reversus, dixit: Nunc scio
-14 Et ut cognovit vocem Petri
Nuntiavit stare Petrum ante januam
-16 Petrus autem perseverabat pulsans
-18 Quidnam factum esset de Petro?
15- 7 Surgens Petrus, dixit ad eos: Viri fratres
Galat. 1-18 Veni Jerosolymam videre Petrum
2- 7 Sicut et Petro circumcisionis
- 8 Qui enim operatus est Petro in apostolatum
1 Petr. 1- 1 Petrus Apostol. Jesu Christi, electis advenis
2 Petr. 1- 1 Simon Petrus, servus et Apostolus Jesu

PHACEE.

Anno mundi 3276, ante J. Ch. 778. Conjuravit adversus Phaceiam regem Israel Phacee filius Romeliæ, dux exercituum ejus, consociatos secum habens Argob et Arie, et quinquaginta viros de filiis Galaaditarum, et interfecit eum, regnavitque pro eo. Fecit quod erat malum in oculis Domini, idolo Baal servivit, et totum peccare fecit Israel. Conjuravit etiam Osee filius Ela contra Phacee filium Romeliæ, percussit eum et interfecit, regnavitque pro eo. Viginti regnaverat annis Phacee super Israel in Samaria.

4 Reg. 15-25 Conjuravit autem adversus eum Phacee
-27 Regnavit Phacee filius Romeliæ super Israël
-29 In diebus Phacee regis Israel venit Thegl.
-30 Conjuravit... contra Phacee filium Romeliæ
-31 Reliqua autem Sermonum Phacee, et universa quæ fecit
-32 Anno secundo Phacee... regnavit Joathan
-37 Cœpit Dominus mittere... Phacee filium Romeliæ
16- 1 Anno decimo septimo Phacee... regnavit Achaz
- 5 Ascendit... Phacee filius Romeliæ rex Israël
2 Par. 28- 6 Occiditq. Phacee, filius Romeliæ, de Juda
Isai. 7- 1 Ascendit.. Phacee filius Romeliæ rex Israël

PHACEIA.

Anno mundi 3275, ante J. Ch. 779. Filius Manahem regis Israel. Mortuo Manahem, regnavit pro eo filius ejus Phaceia super Israel duobus annis in Samaria. Fecit malum coram Domino, et interfectus est a Phacee filio Romeliæ, qui regnavit pro eo in Samaria viginti annis.

4 Reg. 15-22 Regnavitque Phaceïa filius ejus pro eo
-23 Regnavit Phaceïa filius Manahem super Is.
-26 Reliqua a. Sermonum Phaceïa, et universa

PHADAIA I.

Pater Zebida matris Joakim regis Juda. Oriundus erat Phadaïa de Ruma in tribu Juda.

4 Reg. 23-36 Nomen matris ejus Zebida filia Phadaïa de Ruma

PHADAIA II.

Filius Jechoniæ filii Joakim regis Juda; paterque fuit Zorobabel et Semei.

1 Par. 3-18 Melchiram, Phadaïa, Senneser, et Jecemia
-19 De Phadaïa orti sunt Zorobabel et Semeï

PHADAIA III.

Pater Joelis in tribu Manasse.

1 Par. 27-20 Dimidiæ tribui Manasse, Joël filius Phadaïæ

PHADAIA IV.

Filius Pharos, et ex eorum numero principum qui muros Jerusalem ædificaverunt post regressum a captivitate. Adhuc plures reperiri possunt cognomines in sequentibus versiculis, nempe in tribubus Juda, Benjamin et Levi.

2 Esdr. 3-25 Post eum Phadaïa filius Pharos
8- 4 Ad sinistram, Phadaïa, Misaël, et Melchia
11- 7 Filius Joëd, filius Phadaïa, filius Colaïa
13-13 Constituimus super horrea... Phadaïam de Levitis

PHADASSUR.

Pater Gamaliel principis tribus Manasse.

Num. 1-10 De Manasse, Gamaliel filius Phadassur
2-20 Princeps fuit Gamaliel filius Phadassur
7-54 Filior. Manasse, Gamaliel filius Phadassur
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur
10-23 Princeps fuit Gamaliel filius Phadassur

PHADON.

Princeps Nathinæorum, qui ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2-44 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon
2 *Esdr.* 7-48 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon

PHAHATHMOAB.

Vel est nomen principis, vel est nomen loci, cujus filii, aut incolæ, ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel, duo millia octingenti duodecim, vel decem et octo, ut etiam legitur. Erant de filiis Josue-Joab, vel Josue et Joab, id est, ab eis originem ducebant, aut genus suum ad illos referebant. Josue ille et Joab (si tamen pro uno non sint accipiendi) fuerunt suo tempore viri insignes et clarissimi. Phahathmoab pro nomine loci sumi potest in cap. 8-4 *et* 10-30 1 *Esdr.*, *et videtur fuisse trans Jordanem.*

1 *Esdr.* 2- 6 Filii Phahathmoab, filiorum Josuë : Joab
8- 4 De filiis Phahathmoab, Elioenai filius Zar.
10-30 Et de filiis Phahathmoab, Edna, et Chalal
2 *Esdr.* 3-11 Et Hasub filius Phahathmoab
7-11 Filii Phahathmoab, filiorum Josuë et Joab
10-14 Capita populi, Pharos, Phahathmoab

PHALAIA.

Nomen Levitæ in diebus Esdræ.

2 *Esdr.* 8- 7 Hanan, Phalaïa, Levitæ, silentium faciebant
10-10 Sebenia, Odaïa, Celita, Phalaïa, Hanan

PHALANX.

1 *Reg.* 17- 8 Clamabat adversum phalangas Israël

PHALEA.

Princeps populi qui novum cum Domino fœdus initum signavit in diebus Esdræ.

2 *Esdr.* 10-24 Alohes, Phalea, Sobec

PHALEG.

Anno mundi 1788, *ante J. Ch.* 2266. *Filius Heber filii Sale, paterque Reu. Vixit Heber triginta quatuor annis, et genuit Phaleg. Phaleg vixit triginta annis, et genuit Reu : omnes dies Phaleg fuerunt ducenti et triginta et novem anni, et mortuus est postquam genuisset filios et filias. Phaleg Hebraice idem est quod* divisio, *eo quod in diebus ejus divisa sit terra.*

Gen. 10-25 Natique sunt Heber filii duo : nomen uni Phaleg
11-16 Vixit autem Heber... et genuit Phaleg
-17 Vixit Heber, postquam genuit Phaleg
-18 Vixit q. Phaleg triginta annis, et genuit Reu
-19 Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu
1 *Par.* 1-19 Heber nati sunt duo filii, nomen uni Phaleg
-25 Heber, Phaleg, Ragaü
Luc. 3-35 Qui fuit Phaleg, qui fuit Heber, qui fuit Sale

PHALEL.

Filius Ozi. Ædificavit contra flexuram et turrim quæ eminebat de palatio Salomonis excelsa, post reditum a captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 3-25 Phalel filius Ozi contra flexuram et turrim

PHALETH I.

Filius Jonathan filii Jada filii Onam, e stirpe Caleb.

1 *Par.* 2-33 Porro Jonathan genuit Phaleth et Ziza

PHALETH II.

Filius quartus Johaddaï.

1 *Par.* 2-47 Filii a. Johaddaï... Gesan et Phaleth

PHALLET.

Filius secundus Azmoth. Reperitur inter principes qui venerunt ad David fugientem a facie Saülis.

1 *Par.* 12- 3 Jaziel, et Phallet filii Azmoth, et Baracha

PHALLONITES *sive* PHALONITES.

Phalloni probabiliter extiterat urbs in tribu Ephraïm, et eadem est cum Phalti ; nam Helles dicitur etiam de Phalti.

1 *Par.* 11-27 Sammoth Arorites, Helles Phalonites
27-10 Helles Phallonites de filiis Ephraïm

PHALLU.

Filius secundus Ruben, princepsque Phalluitarum.

Gen. 46- 9 Filii Ruben : Henoch, et Phallu, et Hesron
Exod. 6-14 Filii Ruben... Henoch, et Phallu, Hesron
Num. 26- 5 Phallu, a quo familia Phalluitarum
- 8 Filius Phallu, Eliab
1 *Par.* 5- 3 Enoch, et Phallu, Esron, et Charmi

PHALLUITÆ.

Num. 26- 5 Phallu, a quo familia Phalluitarum

PHALTI I.

Filius Raphu in tribu Benjamin. Misit illum Moyses una cum uniuscujusque tribus principe ut considerarent terram Chanaan.

Num. 13-10 De tribu Benjamin, Phalti filium Raphu

PHALTI II. *Alias* PHALTIEL.

Filius Laïs qui erat de Gallim. Dedit illi Saül filiam suam Michol, quam jam commiserat uxorem Davidi, quæ tamen post mortem Saülis primo reddita est marito.

1 *Reg.* 25-44 Dedit Michol... uxorem David, Phalti filio Laïs

PHALTI.

Nomen est urbis in tribu Ephraïm.

2 *Reg.* 23-26 Heles de Phalti, Hira filius Acces

PHALTIAS *vel* PHALTHIAS I.

Filius Hananiæ filii Zorobabel filii Phadaïæ, pater Jeseïæ.

1 *Par.* 3-21 Filius a. Hananiæ, Phaltias pater Jeseïæ

PHALTHIAS II.

Filius Jesi. Ipse una cum tribus aliis fratribus, dux fuit quingentorum virorum de filiis Simeon, qui abierunt in montem Seir, et percusserunt reliquias Amalecitarum quæ Saülis, Davidis et aliorum regum e manibus evaserant, et in montibus Seir habitabant.

1 *Par.* 4-42 Habentes principes Phalthiam et Naariam

PHALTIEL I.

Filius Ozan, dux in tribu Issachar, qui electus est, jubente Deo, a Moyse, ut una cum aliis singulis principibus de tribubus singulis, et Eleazaro et Josue, divideret terram promissam filiis Israel.

Num. 34-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan

PHALTIEL II. *Vid.* PHALTI II.

2 *Reg.* 3-15 Tulit eam a viro suo Phaltiel, filio Laïs

PHANTASIA.

Eccli. 34- 6 Cor tuum phantasias patitur

PHANTASMA.

Matth. 14-26 Turbati sunt, dicentes : Quia phantasma est
Marc. 6-49 Putaverunt phantasma esse, et exclamaver.

PHANUEL I.

Filius Hur, princepsque Gedor in tribu Juda.

1 *Par.* 4- 4 Phanuël autem pater Gedor, et Ezer pater Hosa

PHANUEL II.

Filius secundus Sesac, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-25 Et Jephdaïa et Phanuël filii Sesac

PHANUEL III.

Vir de tribu Aser, pater Annæ prophetissæ.

Luc. 2-36 Erat Anna prophetissa, filia Phanuël

PHANUEL.

Locus juxta torrentem Jaboc, in finibus Amorrhæorum, in Rubenia sorte ; ubi Jacob, qui deinceps Israel est dictus, tota nocte luctatus est cum Angelo, et ita appellatus, quod vidisset illic Dominum. Postea ibidem fuit civitas quæ Gedeonis exercitui panes negavit, et cujus turrim destruxit Gedeon et habitatores occidit. Hanc Strabo, lib. XVI, Faciem Dei *appellat. Est autem continua Tripoli, et apud eam mons Libanus desinit. Jeroboam ipsam ædificiis reparavit.*

Gen. 32-30 Vocavitq. Jacob nomen loci illius Phanuël
-31 Postquam transgressus est Phanuël
Judic. 8- 8 Inde conscendens, venit in Phanuël
-17 Turrim quoque Phanuël subvertit, occisis
3 *Reg.* 12-25 Et egressus inde ædificavit Phanuël

PHARA.

Servus Gedeonis, qui cum domino suo descendit in castra Madianitarum.

Judic. 7-10 Descendat tecum Phara puer tuus
-11 Descendit ergo ipse et Phara puer ejus

PHARA.

Nomen est loci in tribu Ephraïm.

1 *Mac.* 9-50 Thamnata, et Phara, et Thopo muris excelsis

PHARAI. *Alias* NAHARAI.

Filius Arbi vel Arbaï, inter viros fortissimos computatur in exercitu David.

2 *Reg.* 23-35 Hesraï de Carmelo, Pharaï de Arbi

PHARAM.

Rex Jerimoth, qui, jussu Josue interfectus, suspensus est patibulo.

Josue. 10- 3 Et ad Pharam regem Jerimoth

PHARAN.

Nomen oppidi. Est item generale nomen deserti Saracenorum trans Arabiam contra Australem plagam, per quod Israel perrexit transiens ex Ægypto in terram Chanaan duce Moyse, in quo sunt multa loca terminata, octo et decem scilicet mansiones, quorum una est Haseroth. Accipitur Pharan pro prima parte deserti Arabiæ prope montem Sinai. At Deut. 1-1 *pro ultima parte versus terram promissionis ; et Haseroth est in medio, Gen.* 14-6 *et* 21-21 ; *et etiam in Num.* 33-11 *dicitur desertum Sin. Est etiam Pharan mons Sinai contiguus, cujus meminit Habacuc* 3-3. *Ex variis textibus ergo Pharan est et campus, et desertum, et mons, et urbs, et promontorium ad mare Rubrum.*

Gen. 14- 6 Usque ad campestria Pharan, quæ est in solitudine
21-21 Habitavitque in deserto Pharan
Num. 10-12 Et recubuit nubes in solitudine Pharan
13- 1 Fixis tentoriis in deserto Pharan
- 4 De deserto Pharan mittens principes viros
-27 In desertum Pharan, quod est in Cades
Deut. 1- 1 Contra mare Rubrum, inter Pharan et Thophel
33- 2 Apparuit de monte Pharan, et cum eo sanctorum millia
1 *Reg.* 25- 1 David descendit in desertum Pharan
3 *Reg.* 11-18 Venerunt in Pharan, tuleruntque secum viros de Pharan
Habac. 3- 3 Deus ab Austro veniet, et Sanctus de monte Pharan

PHARAO.

Pharao dictus est quisque Ægyptiorum rex usque ad tempora Ezechielis. In Bibliis ergo hujus nominis reges leguntur : nempe PHARAO I, *qui anno mundi* 2115, *ante J. Ch.* 1939, *percussus est a Deo, quod uxorem Abræ rapuisset. Iste rex vel erat Janias, vel Apophis.* — PHARAO II. *Anno mundi* 2319, *ante J. Ch.* 1735. *Cujus somnium de septem bobus et totidem spicis explicavit Joseph, et qui Jacob patrem Joseph in Ægyptum accersiri præcepit, probabiliter extitit Ramesses Vaphres anno* 2300, *vel Ramesses Baetis, anno* 2339. — PHARAO III. *Anno* 2451, *ante J. Ch.* 1603. *Novus rex qui immemor beneficiorum Joseph cœpit omni modo vexare Israelitas et dura illis imponere opera. Iste rex est Amenophis I, qui imperio suo totam subdidit Ægyptum, primusque fuit novæ dynastiæ.* — PHARAO IV. *Anno mundi* 2543, *ante J. Ch.* 1511. *Iste est Pharao qui magis ac magis Hebræos impie opprimebat ; qui nolens eos dimittere, decem plagis virtute Dei per manus Moysis et Aaron immissis tandem victus et stupefactus, dimisit eos moxque est prosecutus, et cum toto exercitu in aquis maris Rubri obrutus et submersus. Pharaoni isti nomen erat proprium Cenchris, successeratque Phatori. Regnavit sedecim annis.* — PHARAO V. *Anno mundi* 2991, *ante J. Ch.* 1063. *Regnabat in diebus David. Apud illum confugit Adad, princeps Idumæus.* — PHARAO VI. *Anno mundi* 3022, *ante J. Ch.* 1032. *Regnavit in diebus Salomonis, qui filiam ejus duxit uxorem.* — PHARAO VII. *Anno mundi* 3646, *ante J. Ch.* 1008. *Etiam hic regnabat in diebus Salomonis.* — PHARAO VIII. *Anno mundi* 3320, *ante J. Ch.* 734. *Hic regnabat tempore Ezechiæ. Putant hunc Pharaonem vocari Sua vel Suechum, qui regnare cœpit* 730 *annis ante J. Ch.* — PHARAO IX. *Anno mundi* 3425, *Romæ* 125, *ante J. Ch.* 629. *Iste est Pharao Nechao. Josias rex Juda, bello temere contra Nechaonem regem Ægypti suscepto, illi occurrens interfectus est. Quo mortuo, Joachaz, cognomine Sellum, filius Josiæ secundus, regnum Judæ occupavit. Nechao vero ab Assyriaca expeditione reversus, Joachazum, qui tribus tantum mensibus regnaverat, amovit, et seniorem ejus fratrem Elia-

cim regem constituit, et immutato nomine ejus, Joakim appellavit. — **PHARAO X.** *Anno mundi* 3445, *Romæ* 145, *ante J. Ch.* 609. *Pharaonis istius Ophræ, sive Vaphris vel Apriæ copiis ex Ægypto egressis ut Sedeciæ ferrent suppetias, Chaldæi eis occursuri Jerosolymis discedunt, sed Jeremias eos reversuros et civitatem combusturos prænuntiavit. Reipsa fugato Pharaonis exercitu, Jerosolymitanam obsidionem redintegravit Nabuchodonosor, et ductus est Sedecias in Babyloniam. Contra hunc Pharaonem prophetavit Ezechiel dicens esse baculum arundineum domui Israel, tandemque Deus Ezechieli revelavit se regem Babyloniæ contra Pharaonem et Ægyptios armaturum.*

Gen. 12-15 Nuntiaverunt principes Pharaoni
Sublata est mulier in domo Pharaonis
-17 Flagellavit a. Dominus Pharaonem plagis
-18 Vocavitque Pharao Abram, et dixit ei
-20 Præcepitque Pharao super Abram viris
37-36 Vendider... Putiphari eunucho Pharaonis
39- 1 Emitq. eum Putiphar eunuchus Pharaonis
40- 2 Iratusque contra eos Pharao
-11 Calicemque Pharaonis in manu mea
Et tradidi poculum Pharaoni
-13 Post quos recordabitur Pharao ministerii t.
-14 Ut suggeras Pharaoni, ut educat me de isto carcere
-19 Post quos auferet Pharao caput tuum
-20 Dies tertius natalitius Pharaonis erat
41- 1 Post duos annos vidit Pharao somnium
- 4 Expergefactus Pharao, (-5) rursum dormivit
- 7 Evigilans Pharao post quietem
-16 Absque me Deus respondebit prospera Pharaoni
-17 Narravit ergo Pharao quod viderat
-25 Quæ facturus est Deus, ostendit Pharaoni
-35 Sub Pharaonis potestate condatur
-37 Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus
-41 Dixitque rursus Pharao ad Joseph : Ecce
-44 Dixit q. rex ad Joseph : Ego sum Pharao
-46 Quando stetit in conspectu regis Pharaonis
-55 Clamavit populus ad Pharaonem
42-15 Per salutem Pharaonis non egrediemini hinc
44-18 Tu es enim post Pharaonem (-19) dominus
45- 2 Quam audierunt Ægyptii omnisque domus Pharaonis
- 8 Qui fecit me quasi patrem Pharaonis
-16 Et gavisus est Pharao, atque omnis familia
-21 Secundum Pharaonis imperium
46- 5 In plaustris quæ miserat Pharao
-31 Ascendam et nuntiabo Pharaoni, dicamque
47- 1 Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni
-11 Dedit... Ramesses, ut præceperat Pharao
-20 Subjecitque eam Pharaoni
-23 Vos et terram vestram Pharao possidet
50- 4 Locutus est Joseph ad familiam Pharaonis
Loquimini in auribus Pharaonis
- 6 Dixitq. ei Pharao : Ascende, et sepeli patrem
- 7 Ierunt cum eo om. senes domus Pharaonis
Exod. 1-11 Ædificaveruntque urbes tabern. Pharaoni
-22 Præcepit ergo Pharao omni populo suo
2- 5 Ecce autem descendebat filia Pharaonis
- 9 Ad quam locuta filia Pharaonis : Accipe
Adultumque tradidit filiæ Pharaonis
-15 Audivitque Pharao sermonem hunc
-22 Deus enim patris mei... eripuit me de manu Pharaonis
3-10 Sed veni, et mittam te ad Pharaonem
-11 Quis sum ego ut vadam ad Pharaonem
4-21 Vide ut omnia... facias coram Pharaone
5- 1 Ingressi sunt Moyses et Aaron, et dixerunt Pharaoni
- 5 Dixitque Pharao : Multus est populus terræ
-10 Sic dicit Pharao : Non do vobis paleas
-14 Flagellatiq. sunt.. ab exactoribus Pharaonis
-15 Vociferati sunt ad Pharaonem, dicentes
-20 Occurreruntque Moysi et Aaron... egredientibus a Pharaone
-21 Fœtere fecistis odorem nostrum coram Pharaone
-23 Ex eo e. quo ingressus sum ad Pharaonem
6- 1 Nunc videbis quæ facturus sim Pharaoni
-11 Loquere ad Pharaonem regem Ægypti
-12 Non audiunt me: et quomodo audiet Pharao
-13 Dedit mandatum... ad Pharaonem regem
-27 Qui loquuntur ad Pharaonem regem Ægypti
-29 Loquere ad Pharaonem regem Ægypti
-30 Quomodo audiet me Pharao ?
7- 1 Ecce constitui te Deum Pharaonis
- 2 Ille loquetur ad Pharaonem, ut dimittat
Exod. 7- 7 Quando locuti sunt ad Pharaonem
- 9 Cum dixerit vobis Pharao, Ostendite signa ; dices ad Aaron : Tolle virgam tuam, et projice eam coram Pharaone
-10 Ingressi itaque Moyses et Aaron ad Pharaonem
Tulitque Aaron virgam coram Pharaone
-11 Vocavit a. Pharao sapientes et maleficos
-13 Induratumque est cor Pharaonis
-14 Ingravatum est cor Pharaonis, non vult
-20 Percussit aquam fluminis coram Pharaone
-22 Et induratum est cor Pharaonis
8- 1 Ingredere ad Pharaonem, et dices ad eum
- 8 Vocavit autem Pharao Moysen et Aaron
- 9 Dixitque Moyses ad Pharaonem : Constitue
-12 Egressiq. sunt Moyses et Aaron a Pharaone
Pro sponsione ranarum quam condixerat Pharaoni
-15 Videns a. Pharao quod data esset requies
-19 Malefici ad Pharaonem : Digitus Dei est hic; induratumque est cor Pharaonis
-20 Consurge diluculo, et sta coram Pharaone
-24 Venit musca gravissima in domos Pharaonis
-25 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron
-28 Dixitque Pharao : Ego dimittam vos
-29 Et recedet musca a Pharaone et a servis ej.
-30 Egressusq. Moyses a Pharaone, oravit Dom.
-31 Abstulit muscas a Pharaone et a servis suis
-32 Et ingravatum est cor Pharaonis
9- 1 Ingredere ad Pharaonem, et loquere
- 7 Et misit Pharao ad videndum
Ingravatumque est cor Pharaonis, et non dimisit
- 8 Spargat illum Moyses in cœlum coram Pharaone
-10 Steterunt coram Pharaone, et sparsit illum
-12 Induravitque Dominus cor Pharaonis
-13 Mane consurge, et sta coram Pharaone
-20 Qui timuit verbum Do. de servis Pharaonis
-27 Misitq. Pharao: et vocavit Moysen et Aaron
-33 Egressusque Moyses a Pharaone ex urbe
-34 Videns autem Pharao quod cessasset pluvia
10- 1 Ingredere ad Pharaonem : ego enim induravi cor ejus
- 3 Introierunt ergo Moyses et Aaron ad Pharaonem
- 6 Avertitque se, et egressus est a Pharaone
- 7 Dixerunt autem servi Pharaonis ad eum
- 8 Revocaveruntq. Moysen et Aaron ad Pharaonem
-16 Respondit Pharao : Sic Dom. sit vobiscum
-11 Statimq. ejecti sunt de conspectu Pharaonis
-16 Quamobrem festinus Pharao vocavit Moys.
-18 Egressusq. Moyses de conspectu Pharaonis
-20 Et induravit Dominus cor Pharaonis
-24 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron
-27 Induravit autem Dominus cor Pharaonis
-28 Dixitque Pharao ad Moysen : Recede a me
11- 1 Una plaga tangam Pharaonem et Ægyptum
- 3 Coram servis Pharaonis et omni populo
- 5 A primogenito Pharaonis qui sedet in solio
- 9 Et exivit a Pharaone iratus nimis
Non audiet vos Pharao, ut multa signa fiant
-10 Fecerunt omnia ostenta quæ scripta sunt, coram Pharaone
Et induravit Dominus cor Pharaonis
12-29 Percussit Dom... a primogenito Pharaonis
-30 Surrexitque Pharao nocte, et omnes servi
-31 Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte
13-15 Nam cum induratus esset Pharao
-17 Igitur cum emisisset Pharao populum
14- 3 Dicturusq. est Pharao super filiis Israel
- 4 Glorificabor in Pharaone et in omni exercitu
- 5 Immutatumque est cor Pharaonis
- 8 Induravitque Dominus cor Pharaonis
- 9 Omnis equitatus et currus Pharaonis
-10 Cumque appropinquasset Pharao
-17 Glorificabor in Pharaone et in omni exercitu
-18 Cum glorificatus fuero in Pharaone
-23 Ægyptii ingressi sunt post eos, et omnis equitatus Pharaonis
-28 Equites cuncti exercitus Pharaonis
15- 4 Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare
-19 Ingressus est enim eques Pharao cum curribus
18- 4 Et eruit me de gladio Pharaonis
- 8 Narravit... cuncta quæ fecerat Dominus Pharaoni
-10 Qui liberavit vos... de manu Pharaonis
Deut. 6-21 Servi eramus Pharaonis in Ægypto
-22 Fecitq. signa..in Ægypto contra Pharaonem
7- 8 Redemit...de manu Pharaonis regis Ægypti
-18 Recordare quæ fecerit Dom... Pharaoni
11- 3 Signa et opera quæ fecit... Pharaoni regi
Deut. 29- 2 Vidistis universa quæ fecit Dom... Pharaoni
34-11 Ut faceret in terra Ægypti Pharaoni
1 *Reg.* 2-27 Cum essent in Ægypto in domo Pharaonis
6- 6 Sicut aggravavit Ægyptus, et Pharao cor s.
3 *Reg.* 3- 1 Affinitate conjunctus est Pharaoni regi Æg.
7- 8 Domum quoque fecit filiæ Pharaonis
9-16 Pharao rex Ægypti ascendit, et cepit Gazer
-24 Filia a. Pharaonis ascendit de Civitate David
11- 1 Rex a. Salo. adamavit... filiam q. Pharaonis
-18 Introierunt Ægyptum ad Pharaonem regem
-19 Invenit Adad gratiam coram Pharaone
-20 Nutrivit eum Taphnes in domo Pharaonis
Eratque Genubath habitans apud Pharaonem cum filiis ejus
-21 Dixit Pharaoni : Dimitte me
-22 Dixitque ei Pharao : Qua enim re apud me indiges
4 *Reg.* 17- 7 Qui eduxerat eos... de manu Pharaonis
18-21 Sic est Pharao rex Ægypti
23-29 Ascendit Pharao Nechao rex Ægypti
-33 Vinxitque eum Pharao Nechao in Rebla
-34 Regemq. constituit Pharao Nechao Eliacim
-35 Aurum dedit Joakim Pharaoni
Ut conferretur juxta præceptum Pharaonis
Ut daret Pharaoni Nechao
1 *Par.* 4-18 Hi autem filii Bethiæ filiæ Pharaonis
2 *Par.* 8-11 Filiam vero Pharaonis transtulit de Civitate
2 *Esdr.* 9-10 Dedisti signa atque portenta in Pharaone
Psal. 134- 9 Misit signa et prodigia... in Pharaonem
135-15 Et excussit Pharaonem et virtutem ejus
Cant. 1- 8 Equitatui meo in curribus Pharaonis assimilavi te
Isai. 19-11 Sapientes consiliarii Pharaonis dederunt
Quomodo dicetis Pharaoni : Filius sapient.
30- 2 Sperantes auxilium in fortitudine Pharaonis
- 3 Et erit vobis fortitudo Pharaonis in confusionem
36- 6 Sic Pharao rex Ægypti omnibus qui confid.
Jerem. 25-19 Pharaoni regi Ægypti, et servis ejus
37- 4 Igitur exercitus Pharaonis egressus est
- 6 Ecce exercitus Pharaonis, qui egressus est
-10 Propter exercitum Pharaonis
43- 9 In porta domus Pharaonis in Taphnis
44-30 Tradam Pharaonem Ephree regem Ægypti
46- 2 Adversum exercitum Pharaonis Nechao
-17 Vocate nomen Pharaonis regis Ægypti
Et super reges ejus, et super Pharaonem
-25 Ecce ego visitabo...super Pharaonem
47- 1 Antequam percuteret Pharao Gazam
Ezech. 17-17 Neque...faciet contra eum Pharao prælium
29- 2 Pone faciem tuam contra Pharaonem
- 3 Ecce ego ad te, Pharao rex Ægypti
30-21 Brachium Pharaonis regis Ægypti
-22 Ecce ego ad Pharaonem regem Ægypti
-24 Confringam brachia Pharaonis
-25 Et brachia Pharaonis concident
31- 2 Fili hominis, dic Pharaoni regi Ægypti
-18 Ipse est Pharao, et omnis multitudo ejus
32- 2 Assume lamentum super Pharaonem
-31 Vidit eos Pharao, et consolatus est
Pharao et omnis exercitus ejus, ait Dom.
-32 Pharao et omnis multitudo ejus, ait Dom.
1 *Mac.* 4- 9 Cum sequeretur eos Pharao cum exercitu
Act. 7-10 Dedit ei gratiam... in conspectu Pharaonis
-13 Et manifestatum est Pharaoni genus ejus
-21 Sustulit eum filia Pharaonis, et nutrivit
Rom. 9-17 Dicit enim Scriptura Pharaoni
Hebr. 11-24 Negavit se esse filium filiæ Pharaonis

PHARATHON.

Civitas in Ephraim, in monte Amalec.

Judic. 12-15 Ac sepultus in Pharathon terræ Ephraim

PHARATHONITES.

Judic. 12-13 Abdon, filius Illel, Pharathonites
2 *Reg.* 23-30 Banaia Pharathonites, Heddaï de torrente Gaas
1 *Par.* 11-31 Banaia Pharathonites
27-14 Banaïas Pharathonites de filiis Ephraïm

PHARES I.

Filius Judæ ex Thamar nuru ejus.

Gen. 38-29 Ob hanc causam vocavit nomen ejus Phares
46-12 Filii Juda : Her, et Onan, et Sela, et Phares
Num. 26-20 Phares, a quo familia Pharesitarum
-21 Porro filii Phares : Hesron
Ruth. 4-12 Fiatque domus tua, sicut domus Phares
-18 Hæ sunt generationes Phares : Phares genuit Esron
1 *Par.* 2- 4 Thamar autem nurus ejus peperit ei Phares
- 5 Filii autem Phares : Hesron et Hamul
4- 1 Filii Juda : Phares, Hesron, et Charmi
9- 4 Bonni, de filiis Phares filii Juda
27- 3 De filiis Phares, princeps cunctorum princ.
2 *Esdr.* 11- 4 De filiis Phares, (-5) Maasia filius Baruch

2 *Esdr.* 11- 6 Omnes hi filii Phares, qui habitaverunt
Matth. 1- 3 Judas a. genuit Phares et Zaram de Thamar Phares autem genuit Esron
Luc. 3-33 Qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui fuit Judæ

PHARES II.

Filius Machir ex Maacha uxore ejus, e stirpe Manasse.

1 *Par.* 7-16 Vocavitque nomen ejus Phares

PHARES.

Dictio Hebræa significationem habens, divisio *vel* dividens. *Quam dictionem exaratam divinitus in superficie muri videns Baltassar rex Chaldæus, interpretationem ejus a Daniele Hebræo accepit de divisione regni. Quod reipsa evenit, nam eadem nocte interfectus est Baltassar, et Darius Medus successit in regnum. Gerebatur enim bellum nomine Darii Medorum regis, per ejus nepotem Cyrum regem Persarum; capta igitur Babylone regnum inter se partiti sunt, donec mortuo Dario sine liberis tria regna Babyloniorum, Medorum et Persarum in unum Cyrum coierunt.*

Dan. 5-25 Hæc est autem scriptura, quæ digesta est : Mane, Thecel, Phares
-28 Phares : divisum est regnum tuum

PHARESITÆ.

Num. 26-20 Phares, a quo familia Pharesitarum

PHARETRA.

Gen. 27- 3 Sume arma tua, pharetram, et arcum
1 *Par.* 18- 7 Tulit quoque David pharetras aureas
Job. 30-11 Pharetram enim suam aperuit, et afflixit me
39-23 Super ipsum sonabit pharetra, vibrabit hasta
Psal. 10- 3 Paraverunt sagittas suas in pharetra
Eccli. 26-15 Aperiet pharetram donec deficiat
Isai. 22- 6 Et Ælam sumpsit pharetram
49- 2 In pharetra sua abscondit me
Jerem. 5-16 Pharetra ejus quasi sepulcrum patens
51-11 Acuite sagittas, implete pharetras
Thren. 3-13 Misit in renibus meis filias pharetræ suæ
Ezech. 27-11 Pharetras suas suspenderunt in muris tuis

PHARIDA.

Princeps Nathinæorum qui ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

2 *Esdr.* 7-57 Filii Sothaï, filii Sophereth, filii Pharida

PHARISÆUS.

Sectæ nomen apud Judæos, quæ resurrectionem esse dicebat, quam negabant Sadducæi. Pharisæus nomen ducitur a radice parasc, id est, explanare, explicare, docere; vel potius, ut alii volunt, ab eadem radice, quatenus significat dividere et separare, quia Pharisæi doctrina, religione, et moribus ab aliis Judæis erant separati, omnibusque eminebant.

Matth. 3- 7 Videns a. multos Pharisæorum et Sadduc.
5-20 Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum et Pharisæorum
7-29 Et non sicut Scribæ eorum et Pharisæi
9-11 Videntes Pharisæi, dicebant Discipulis ejus
-14 Quare nos et Pharisæi jejunamus frequenter
-34 Pharisæi autem dicebant : In principe dæmonium ejicit dæmones
12- 2 Pharisæi autem videntes, dixerunt ei
-14 Exeuntes a. Pharisæi, consilium faciebant
-24 Pharisæi autem audientes, dixerunt
-38 Tunc responderunt ei quidam de Scribis et Pharisæis
15- 1 Accesserunt ad eum ab Jerosolymis Scribæ et Pharisæi
-12 Scis quia Pharisæi audito verbo hoc scandalizati sunt
16- 1 Accesserunt ad eum Pharisæi et Sadducæi
- 6 Et cavete a fermento Pharisæorum
-11 Cavete a fermento Pharisæorum et Sadduc.
-12 Sed a doctrina Pharisæorum et Sadducæor.
19- 3 Accesserunt ad eum Pharisæi tentantes eum
21-45 Et cum audissent... Pharisæi parabolas
22-15 Tunc abeuntes Pharisæi, consilium inierunt
-34 Pharisæi autem audientes quod silentium imposuisset Sadducæis
-41 Congregatis aut. Pharisæis, interrogavit eos
23- 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribæ et Pharisæi

Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ :
-13 Quia clauditis regnum cœlorum
-14 Quia comeditis domos viduarum
-15 Quia circuitis mare et aridam
-23 Qui decimatis mentham et anethum
-25 Quia mundatis quod deforis est
-27 Quia similes estis sepulcris dealbatis
-29 Qui ædificatis sepulcra prophetarum

Matth. 23-26 Pharisæe cæce, munda prius quod intus est
27-62 Convenerunt principes sacerdotum et Pharisæi ad Pilatum
Marc. 2-16 Scribæ et Pharisæi videntes quia manducaret
-18 Erant discipuli Joannis et Pharisæi jejunantes
Quare discipuli Joannis et Pharisæorum jejunant
-24 Pharisæi autem dicebant ei : Ecce
3- 6 Exeuntes autem Pharisæi, statim
7- 1 Et conveniunt ad eum Pharisæi
- 3 Pharisæi enim, et omnes Judæi
- 5 Et interrogabant eum Pharisæi et Scribæ
8-11 Exierunt Pharisæi, et cœperunt conquirere
-15 Videte, et cavete a fermento Pharisæorum
9-10 Quid ergo dicunt Pharisæi et Scribæ
10- 2 Accedentes Pharisæi interrogabant eum
12-13 Mittunt ad eum quosdam ex Pharisæis
Luc. 5-17 Et erant Pharisæi sedentes et legis doctores
-21 Cœperunt cogitare Scribæ et Pharisæi
-30 Murmurabant Pharisæi et Scribæ eorum
-33 Obsecrationes faciunt, similiter et Pharisæorum
6- 2 Quidam autem Pharisæorum dicebant illis
- 7 Observabant autem Scribæ et Pharisæi
7-30 Pharisæi autem et legisperiti consilium Dei spreverunt
-36 Rogabat autem illum quidam de Pharisæis
Et ingressus domum Pharisæi discubuit
-37 Ut cognovit quod accubuisset in domo Pharisæi
-39 Videns autem Pharisæus, qui vocaverat eum
11-37 Rogavit illum quidam Pharisæus ut pranderet apud se
-38 Pharisæus a. cœpit intra se reputans dicere
-39 Nunc vos, Pharisæi, quod deforis est calicis et catini, mundatis
-42 Sed væ vobis Pharisæis, quia decimatis
-43 Væ vobis Pharisæis, quia diligitis primas cathedras
-53 Cœperunt Pharisæi et legisperiti graviter insistere
12- 1 Attendite a fermento Pharisæorum
13-31 In ipsa die accesserunt quid. Pharisæorum
14- 1 Cum intraret Jesus in domum cujusdam principis Pharisæorum sabbato
- 3 Dixit ad legisperitos et Pharisæos
15- 2 Murmurabant Pharisæi et Scribæ
16-14 Audiebant autem omnia hæc Pharisæi
17-20 Interrogatus autem a Pharisæis : Quando venit regnum Dei ?
18-10 Unus Pharisæus, et alter Publicanus
-11 Pharisæus stans, hæc apud se orabat
19-39 Quidam Pharisæorum de turbis, dixerunt
Joan. 1-24 Et qui missi fuerant, erant ex Pharisæis
3- 1 Erat autem homo ex Pharisæis, Nicodemus
4- 1 Quia audierunt Pharisæi quod Jesus plures Discipulos facit
7-32 Audierunt Pharisæi turbam murmurantem de illo hæc
Et miserunt principes et Pharisæi ministros
-45 Venerunt ergo ministri ad pontifices et Pharisæos
-47 Responderunt ergo eis Pharisæi
-48 Numquid ex principibus aliquis credidit in eum, aut ex Pharisæis?
8- 3 Adducunt a. Scribæ et Pharisæi mulierem
-13 Dixerunt ergo ei Pharisæi : Tu de te ipso
9-13 Adducunt eum ad Pharisæos, qui cæcus fuerat
-15 Iterum ergo interrogabant eum Pharisæi
-16 Dicebant ergo ex Pharisæis quidam
-40 Et audierunt quidam ex Pharisæis
11-46 Quidam a. ex ipsis abierunt ad Pharisæos
-47 Collegerunt ergo pontifices et Pharisæi
-56 Dederunt autem pontifices et Pharisæi mandatum
12-19 Pharisæi ergo dixerunt ad semetipsos
-42 Sed propter Pharisæos non confitebantur
18- 3 Judas ergo cum accepisset cohortem, et a pontificibus et Pharisæis ministros
Act. 5-34 Surgens autem quidam in concilio Pharisæus
15- 5 Surrexerunt autem quidam de hæresi Pharisæorum
23- 6 Quia una pars esset Sadducæorum, et alterà Pharisæorum
Viri fratres, ego Pharisæus sum, filius Pharisæorum
- 7 Facta est dissensio inter Pharisæos et Sadd.
- 8 Pharisæi autem utraque confitentur
- 9 Surgentes quidam Pharisæorum, pugnabant
26- 5 Secundum certissimam sectam nostræ religionis vixi Pharisæus
Philip. 3- 5 Hebræus ex Hebræis, secundum legem Pharisæus

PHARNACH.

Pater Elisaphan principis tribus Zabulon.

Num. 34-25 De tribu Zabulon, Elisaphan filius Pharnach

PHAROS.

Israelita, cujus posteri ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel duo millia centum septuaginta duo.

1 *Esdr.* 2- 3 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta
8- 3 De filiis Secheniæ, filiis Pharos, Zacharias
10-25 Et ex Israël, de filiis Pharos, Remeïa, et Jezia
2 *Esdr.* 3-25 Post eum Phadaïa filius Pharos
7- 8 Filii Pharos, duo millia centum septuaginta
10-14 Capita populi, Pharos, Phaathmoab

PHARPHAR.

De fluviis Abana et Pharphar ita scribit Benjamin in suo Itinerario : « Abana Damascum influit, cujus aquæ per tubos in omnes magnatum domos, atque etiam in forum et plateas deducuntur. Pharphar urbem ipsam præterfluit, et hortos paradisosque omnes irrigat. » Fluvius Damasci vocatur hodie Barrady. *Fontes habet in Antilibano, in tres alveos divisus influit et præterfluit Damascum, et in paludosis locis quinque leucis Damasco dissitis nominis et undarum jacturam facit, inquit Maündrel.*

4 *Reg.* 5-12 Numquid non meliores sunt Abana et Pharphar ?

PHARSANDATHA.

Filius Aman, qui ut pater patibulo affixus est.

Esth. 9- 7 Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha

PHARUDA.

Princeps Nathinæorum qui de captivitate Babylonis ascenderunt cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2-55 Filii Sotaï, filii Sopheret, filii Pharuda

PHARUE.

Filius Josaphat illius qui in diebus Salomonis præerat super tribum Issachar.

3 *Reg.* 4-17 Josaphat filius Pharuë, in Issachar

PHARURIM.

Statio erat inter introitum templi et domum ennuchi Nathanmelech. Ibi nutriebantur equi sacri Mithræ, id est, Solis. Per totum enim Orientem, in diebus Josiæ, Sol adorabatur, et in illius honorem publice alebantur equi, vel ut ex illorum, cum currui jungebantur, motibus et hinnitibus omen caperent, vel ut illos Soli sacrificarent.

4 *Reg.* 23-11 Juxta exedram Nathanmelech eunuchi, qui erat in Pharurim

PHASE.

Phase transitum, sive transultum significat, Angeli nimirum, qui domos Hebræorum transiliebat, et relinquebat intactas, dum Ægyptiorum primogenitos percuteret : jubentur ergo Hebræi comedere festinanter, quia est Phase, hoc est, quia hic esus agni significat celerem et properum transitum Angeli ad feriendos Ægyptios. Altera posset dari explicatio, quæ significaret festinanter fore transeundum et abeundum Hebræis.

Exod. 12-11 Est enim Phase (id est transitus) Domini
-21 Ite tollentes animal per familias vestras, et immolate Phase
-43 Hæc est religio Phase : Omnis alienigena non comedet ex eo
-48 Si quis... voluerit... facere Phase Domini
34-25 Neque residebit mane de victima solemnitatis Phase
Levit. 23- 5 Quarta decima die mensis... Phase Domini
Num. 9- 2 Faciant filii Israël Phase in tempore suo
- 4 Præcepitque Moyses filiis Israël ut facerent Phase
- 6 Qui non poterant facere Phase in die illo
-10 Qui fuerit immundus... faciat Phase Dom.
-12 Omnem ritum Phase observabunt
-13 Si quis... tamen non fecit Phase, extermin.
-14 Facient Phase Domino juxta cæremonias
28-16 Quarta decima die mensis, Phase Dom. erit
33- 3 Profecti... altera die Phase, filii Israël
Deut. 16- 1 Ut facias Phase Domino Deo tuo
- 2 Immolabisque Phase Domino Deo tuo
- 5 Non poteris immolare Phase in qualibet
- 6 Immolabis Phase vespere ad solis occasum
Josue. 5-10 Fecerunt Phase, quarta decima die mensis

4 *Reg.* 23-21 Dicens : Facite Phase Domino Deo vestro
-22 Nec e. factum est Phase tale a diebus judic.
-23 Factum est Phase istud Domino in Jerusal.
2 *Par.* 30- 1 Et facerent Phase Domino Deo Israël
- 2 Decreverunt ut facerent Phase mense sec.
- 5 Decreverunt ut... facerent Phase Dom. Deo
-15 Immolaverunt a. Phase quarta decima die
-17 Et idcirco immolarent Levitæ Phase
-18 Comedit Phase, non juxta quod scriptum est
35- 1 Fecit a. Josias in Jerusalem Phase Domino
- 6 Et sanctificati immolate Phase
- 7 Qui ibi fuerat inventus in solemnitate Phase
- 8 Dederunt sacerdotibus ad faciendum Phase
- 9 Dederunt cæteris Levitis ad celebrandum Phase
-11 Et immolatum est Phase
-13 Et assaverunt Phase super ignem
-16 Ut facerent Phase, et offerrent holocausta
-17 Feceruntque filii Israël... Phase
-18 Non fuit Phase simile huic in Israël
Nec quisquam... fecit Phase sicut Josias
-19 Octavo decimo anno regni Josiæ hoc Phase celebratum est

PHASEA.

Princeps Nathinæorum qui de captivitate ascenderunt cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2-49 Filii Aza, filii Phasea, filii Besee
2 *Esdr.* 3- 6 Joiada filius Phasea, et Mosollam filius
7-51 Filii Gezem, filii Aza, filii Phasea

PHASELIS.

Urbs in littore Pamphyliæ, ad quam ut ad alias Romani scripserunt, Judæosque tanquam sibi fœderatos commendarunt.

1 *Mac.* 15-23 In Phaselidem, et in Gortynam, et Gnidum

PHASERON.

Vir cujus filios percussit Jonathas in tabernaculis ipsorum, quia partes secuti fuerant Bacchidis quem miserat adversus Judæos Demetrius Soter rex Syriæ.

1 *Mac.* 9-66 Percussit... filios Phaseron in tabernaculis

PHASGA.

Mons Moabitarum; et est vertex sublimissimus montis Nebo, quo ascendit Moyses, quia inde late patebat prospectus promissæ terræ.

Num. 21-20 In regione Moab, in vertice Phasga
23-14 Super verticem montis Phasga, ædificavit Balaam
Deut. 3-17 Ad radices montis Phasga contra Orientem
-27 Ascende cacumen Phasgæ
4-49 Et usque ad radices montis Phasga
34- 1 Ascendit... in verticem Phasga contra Jericho
Josue. 12- 3 Quæ subjacet Asedoth, Phasga
13-20 Bethphogor et Asedoth Phasga

PHASHUR.

Princeps familiæ sacerdotalis, cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel mille ducenti quadraginta septem.

2 *Esdr.* 7-41 Filii Phashur, mille ducenti quadraginta

PHASPHA.

Filius secundus Jether, e stirpe Aser.

1 *Par.* 7-38 Filii Jether : Jephone, et Phaspha, et Ara

PHASSUR I.

Filius Emmer, sacerdos qui constitutus princeps in domo Domini, percussit Jeremiam prophetam, et misit eum in nervum.

Jerem. 20- 1 Et audivit Phassur filius Emmer, sacerdos
- 2 Et percussit Phassur Jeremiam prophetam
- 3 Eduxit Phassur Jeremiam de nervo
Non Phassur vocavit Dominus nomen tuum
- 6 Tu autem, Phassur, et omnes habitatores domus tuæ, ibitis in captivitatem

PHASSUR II. *Filius Melchiæ.*

Jerem. 21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur
38- 1 Audivit autem... Phassur filius Melchiæ

PHASSUR III. *Pater Gedeliæ.*

Jerem. 38- 1 Audivit a... Gedelias filius Phassur

PHASSUR IV.

Filius alterius Melchiæ, bisavusque Jeroham.

1 *Par.* 9-12 Adaïas filius Jeroham, filii Phassur, filii Melchiæ

PHATAIA.

Unus e Levitis qui duxerant uxores alienigenas, quas compulsi sunt dimittere.

1 *Esdr.* 10-23 Et de filiis Levitarum... Phataïa, Juda, et Eliezer

PHATHAHIA. *Idem forte est cum præcedenti.*

2 *Esdr.* 9- 5 Serebia, Odaïa, Sebnia, Phathahia
11-24 Et Phathahia filius Mesezebel, de filiis Zara

PHATUEL. *Pater Joelis prophetæ.*

Joel. 1- 1 Quod factum est ad Joël filium Phathuël

PHATURES et PHATHURES.

Urbs Ægypti, in qua profugi habitavere Judæi; eadem videtur esse ac Phethros, cum Hebræis iisdem punctis et consonantibus scribatur.

Jerem. 44- 1 Habitantes... in Memphis et in terra Phatures
-15 In terra Ægypti in Phatures
Ezech. 29-14 Et collocabo eos in terra Phathures
30-14 Et disperdam terram Phathures

PHAU.

Nomen urbis Adar regis septimi in Edom.

Gen. 36-39 Regnavit.. Adar, nomenque urbis ejus Phaü
1 *Par.* 1-50 Regnavit... Adad : cujus urbis nomen fuit Phaü

PHEDAEL.

Filius Ammiud, princeps tribus Nephthali.

Num. 34-28 De tribu Nephthali, Phedaël filius Ammiud

PHEGIEL.

Filius Ochran, princeps in tribu sua Aser.

Num. 1-13 De Aser, Phegiel filius Ochran
2-27 Quorum princeps fuit Phegiel filius Ochran
7-72 Princeps filiorum Aser, Phegiel filius Ochran
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran
10-26 Erat princeps Phegiel filius Ochran

PHELDAS.

Filius sextus Nachor fratris Abraham, ex Melcha ejus uxore.

Gen. 22-22 Et Cased, et Azaü, Pheldas quoque

PHELEIA.

Filius Elioenaï, filii Naariæ, e stirpe Zorobabel.

1 *Par.* 3-24 Filii Elioënaï, Oduïa, et Eliasub, et Pheleïa

PHELELIA.

Filius Amsi, et pater Jeroham, e stirpe sacerdotali.

2 *Esdr.* 11-12 Adaïa filius Jeroham, filius Phelelia

PHELETH.

Pater Hon illius de tribu Ruben qui cum Core, Dathan et Abiron, contra Moysen surrexit.

Num. 16- 1 Hon quoque filius Pheleth, de filiis Ruben

PHELETHÆI. *Iidem sunt ac Phelethi.*

2 *Reg.* 20-23 Banaïas... super Cerethæos et Phelethæos

PHELETHI.

Cerethi et Phelethi duæ erant cognationes quæ nunquam recedebant ab aula Davidis; illis enim erat commissa cura corporis regii. Quidam dicunt fuisse Phelethæos fundibularios et origine Philisthinos.

2 *Reg.* 8-18 Filius Joiadæ, super Cerethi et Phelethi
15-18 Legiones Cerethi et Phelethi et omnes Gethæi
20- 7 Egressi sunt... Cerethi quoque et Phelethi
3 *Reg.* 1-38 Banaias filius Joiadæ, et Cerethi, et Phelethi
-44 Misitque cum eo... et Cerethi et Phelethi
4 *Reg.* 11-19 Tulitque... Cerethi et Phelethi legiones
1 *Par.* 18-17 Super legiones Cerethi et Phelethi

PHELONITES.

Pheloni, quæ alibi dicitur Gelo vel Gilo, urbs in tribu Juda.

1 *Par.* 11-36 Hepher Mecherathites Ahia Phelonites

PHELTI. *Princeps familiæ sacerdotalis.*

2 *Esdr.* 12-17 Abiæ, Zechri : Miamin et Moadiæ, Phelti

PHELTIA I seu PHELTIAS.

Filius Banaïæ, princeps populi Judaïci. Licet Pheltias esset impius, et de ejus nece esset gaudendum, tamen ingemuit Ezechiel propheta, timens ne quod acciderat Pheltiæ, toti etiam populo eveniret.

Ezech. 11- 1 Vidi... Pheltiam filium Banaiæ
-13 Cum prophetarem, Pheltias filius Banaïæ mortuus est

PHELTIA II.

Unus ex his qui in diebus Esdræ signaverunt novum cum Domino fœdus.

2 *Esdr.* 10-22 Pheltia, Hanan, Anaïa

PHENENNA.

Altera uxor Elcanæ patris Samuelis, quem genuit ex Anna. Phenenna affligebat, mœrore et tristitia afficiebat Annam, eo quod Dominus conclusisset vulvam ejus, quotidiano convicio sterilitatem ei exprobrans.

1 *Reg.* 1- 2 Habuit duas uxores... nomen secundæ Phenenna. Fueruntque Phenennæ filii
- 4 Deditque Phenennæ uxori suæ

PHEREZÆUS.

Nomen populi qui Samariam et Gabaon urbis regionem tenet. Inter filios Chanaan nullus est hoc nomine designatus. Attamen Pherezæi sunt inter Chananæos, sive inter gentes quas Deus ab Israelitis delendas, quarumque possessiones occupandas voluit. Pherezæorum prima mentio est, cum rixa fuit inter pastores Abraham et Lot. Eo enim tempore Chananæus et Pherezæus habitabant in terra illa... statimque Deus promittit Abrahæ et semini ejus... Hethæos et Pherezæos. Chananæorum etiam et Pherezæorum solum meminit Jacob, cum Simeon et Levi, propter sororis suæ Dinæ raptum ac stuprum, Sichimitas interfecissent.

Gen. 13- 7 Chanan. et Pherezæus habitabant in terra
15-20 Et Hethæos, et Pherezæos, Raphaïm quoq.
34-30 Odiosum fecistis me Chananæis et Pherezæis
Exod. 3- 8 Amorrhæi, Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi
-17 Amorrhæi, Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi
23-23 Et Hethæum, et Pherezæum, Chananæumq.
33- 2 Amorrhæum, et Hethæum, et Pherezæum
34-11 Pherezæum q., et Hevæum, et Jebusæum
Deut. 7- 1 Chananæum, et Pherezæum, et Hevæum
20-17 Chananæum, Pherezæum, et Hevæum
Josue. 3-10 Hethæum, Hevæum, et Pherezæum
9- 1 Chananæus, Pherezæus, et Hevæus
11- 3 Pherezæum et Jebusæum in montanis
12- 8 Chananæus et Pherezæus, Hevæus et Jeb.
17-15 Succide tibi spatia in terra Pherezæi et Raphaïm
24-11 Amorrhæus, et Pherezæus et Chananæus
Judic. 1- 4 Tradidit Dom... Pherezæum in manus eor.
- 5 Percusserunt Chananæum et Pherezæum
3- 5 Et Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi
3 *Reg.* 9-20 Hethæis, et Pherezæis, et Hevæis
2 *Par.* 8- 7 Amorrhæis, et Pherezæis, et Hevæis
1 *Esdr.* 9- 1 Pherezæi, et Jebusæi, et Ammonitarum
2 *Esdr.* 9- 8 Pherezæi, et Jebusæi, et Gergesæi
Judith. 5-20 Jebusæum, et Pherezæum, et Hethæum

PHERMESTA.

Filius septimus Aman, qui etiam una cum patre et fratribus patibulo fuit affixus.

Esth. 9- 9 Et Phermesta, et Arisaï, et Aridaï, et Jez.

PHESDOMIM.

Regiuncula in tribu Juda, penes Socho et Azeca, ubi castrametati sunt Philisthiim contra Israel, qui congregati venerant in vallem Terebinthi.

1 *Par.* 11-13 Iste fuit cum David in Phesdomim

PHESHUR. *Vid.* PHASSUR.

1 *Esdr.* 2-38 Filii Pheshur, mille ducenti quadraginta
10-22 Et de filiis Pheshur, Elioënaï, Maasia
2 *Esdr.* 10- 3 Pheshur, Amarias, Melchias
11-12 Filius Zachariæ, filius Pheshur, filius Melc.

PHESSE.

Filius secundus Esthon; et dicitur vir Recha, quod ipse et ejus familia Recham incoluerint.

1 *Par.* 4-12 Esthon genuit Bethrapha et Phesse

PHETEIA. *Princeps familiæ.*

1 *Par.* 24-16 Decima nona, Pheteïa, vigesima Hezechiel

PHETHROS.

Nomen regionis quæ Arabia Petræa dicitur. Idem videtur esse quod Phatures, cum Hebræis iisdem punctis et consonantibus scriba-

tur. Quidam tamen putant esse Parthos, et alii dicunt esse civitatem Ægypti.

Isai. 11-11 Et ab Ægypto, et a Phethros, et ab Æthiopia

PHETRUSIM.

Est inter filios Mesraim quintus. Hujus posteri superiorem Ægyptum occupavere; unde pars illa terra Phatures dicta est. Alii putant Arabiam Petræam habitavisse filios Phetrusim.

Gen. 10-14 Et Phetrusim, et Chasluïm
1 Par. 1-12 Phetrusim quoque et Casluïm

PHIALA.

Exod. 25-29 Parabis et acetabula, ac phialas, thuribula
37-16 Acetabula, phialas, et cyathos, et thuribula
Num. 7-13 Phiala argentea habens septuaginta siclos
-19 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-25 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-31 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-37 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-43 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-49 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-55 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-61 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-67 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-73 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-79 Phialam argent. habentem septuag. siclos
-84 Phialæ argenteæ duodecim : mortariola
-85 Ita ut... septuag. siclos haberet una phiala
Judic. 5-25 In phiala principum obtulit butyrum
3 Reg. 7-50 Phialas, et mortariola, et thuribula
4 Reg. 25-15 Necnon et thuribula et phialas
1 Par. 28-17 Ad fuscinulas quoque et phialas
2 Par. 4- 8 Phialas quoque aureas centum
-11 Fecit autem Hiram lebetes, et creagras, et phialas
-16 Et lebetes, et creagras, et phialas
-22 Thuribula, et phialas, et mortariola
24-14 Phialæ quoque, et cætera vasa aurea
1 Esdr. 1- 9 Phialæ aureæ triginta, phialæ argenteæ mille
2 Esdr. 7-70 Phialas quinquaginta, tunicas sacerdotales
Jerem. 52-18 Et psalteria, et phialas, et mortariola
Amos. 6- 6 Bibentes vinum in phialis
Zach. 9-15 Et replebuntur ut phialæ et quasi cornua
14-20 Erunt lebetes... quasi phialæ coram altari
1 Mac. 1-23 Libatoria, et phialas, et mortariola aurea
Apoc. 5- 8 Phialas aureas plenas odoramentorum
15- 7 Dedit septem Angelis septem phialas aureas
16- 1 Effundite septem phialas iræ Dei in terram
- 2 Abiit primus, et ... in terram
- 3 Secundus Angelus ... in mare
- 4 Tertius (*Angel.*) ... super flumina
- 8 Quartus Angelus ... in solem
-10 Quintus Angelus ... super sedem best.
-12 Et sextus Angelus ... in... Euphraten
-17 Septimus Angelus ... in aërem
(effudit phialam s.)
17- 1 Angelis, qui habebant septem phialas
21- 9 Habentibus phialas plenas septem plagis

PHICOL I.

Princeps exercitus Abimelech regis Geraræ.

Gen. 21-22 Dixit Abimelech, et Phicol princeps exerc.

PHICOL II.

Hic etiam dicitur dux militum Abimelech regis Geraræ. Phicol videtur nomen fuisse officii potius quam nomen proprium. Conjicio fuisse nomen officii, quia etiam tempore Abrahæ rex Geraræ Abimelech, et ejus dux Phicol appellabatur, qui si iidem essent, ille regnavisset, hic vero dux exercitus fuisset, plus annis centum. Ideo placuit ex quibusdam scriptoribus admittere duos Abimelech reges Geraræ, et duos Phicol principes exercitus, sive sint nomina propria, sive sint nomina officii.

Gen. 26-26 Ochozath amicus illius, et Phicol dux militum

PHIGELLUS.

Quisnam hic fuerit non constat. Aversus est a sancto Paulo in carcere vincto.

2 Tim. 1-15 Ex quibus est Phigellus et Hermogenes

PHIHAHIROTH.

Nomen est quartæ mansionis Hebræorum, in qua castrametati sunt, revertentes de Ægypto.

Exod. 14- 2 Reversi castrametentur e regione Phihahiroth
- 9 Erant in Phihahiroth contra Beelsephon
Num. 33- 7 Inde egressi venerunt contra Phihahiroth
- 8 Profectique de Phihahiroth, transierunt

PHILADELPHIA.

Urbs sita in Mysia juxta Lydiam, ita dicta ab Attalo Philadelpho conditore. Quis fuerit episcopus Philadelphiæ ad quem jussus est a Deo scribere sanctus Joannes, incertum est; aliqui existimant fuisse sanctum Quadratum.

Apoc. 1-11 Mitte septem Ecclesiis... et Philadelphiæ
3- 7 Et Angelo Philadelphiæ Ecclesiæ scribe

PHILARCHES.

Vir scelestus, qui in multis Judæos afflixit.

2 Mac. 8-32 Philarchen, qui cum Timotheo erat, interfecerunt

PHILEMON.

Vir dives Colossensis, sancti Pauli discipulus, qui opibus et opera in promovendo Evangelio valde Apostolum juvit. Extat Epistola beati Pauli ad Philemonem in gratia Onesimi qui herum suum Philemonem suppilaverat.

Phile. - 1 Philemoni dilecto, et adjutori nostro

PHILETUS.

Vir quidam, qui a fide Christi excidit, dicens resurrectionem esse jam factam in Christo resurgente, fideles autem non resurrecturos receptis corporibus, sed tantum spiritualiter per baptismum, quo renascuntur ad novam vitam. Alii aliter errorem Phileti explicant.

2 Tim. 2-17 Ex quibus est Hymenæus et Philetus

PHILIPPENSES. *Cives urbis Philipporum.*

Philip. 4-15 Scitis autem et vos, Philippenses

PHILIPPI.

Urbs erat Macedoniæ juxta fluvium Stridonem, a Philippo patre Alexandri Magni Macedonis rege qui eam instauravit, ita dicta, et valde celebris in historia Romana ob Antonii et Augusti victoriam de Cassio et Bruto. Quoad historiam sacram, hic purpuraria conversa est ad fidem mulier valde pia atque attenta; hic archisynagogus credidit Jesu Christo; hic sanctus Paulus una cum Sila virgis cæsus est; hic a magistratibus rogati sunt ut exirent, ac timori illis fuerunt; hic splendidum habuit Evangelii prædicatio principium.

Act. 16-12 Et inde Philippos, quæ est prima partis Macedoniæ civitas
20- 6 Navigavimus post dies Azymor. a Philippis
Philip. 1- 1 Qui sunt Philippis, cum episcopis et diacon.
1 Thes. 2- 2 Contumeliis affecti (sicut scitis) in Philippis

PHILIPPUS I.

Anno mundi 3696, *Romæ* 396, *ante J. Ch.* 358. *Filius Amyntæ, paterque Alexandri Magni regis Macedoniæ. In solio Macedoniæ successerat fratri suo Perdiccæ, et cum poti-retur pene totius Græciæ, bellumque pararet adversus Persas, interfectus est a Pausania, in urbe Ægæa, qua in urbe celebrabat nuptias filiæ suæ Cleopatræ cum Alexandro rege Epiri.*

1 Mac. 1- 1 Postquam percussit Alexander Philippi Macedo
6- 2 Quæ reliquit Alexander Philippi rex Mac.

PHILIPPUS II.

Rex Macedoniæ, qui successit fratri suo Alexandro, cognominatusque est Arideus. Sex annis septemque mensibus regnavit. A Romanis victus, qui ab eo totam abstulerunt Græciam, solius Macedoniæ extitit rex et mortuus est. Quidam tamen aiunt regnasse eum annis quadraginta tribus.

1 Mac. 8- 5 Philippum et Persen Cetheorum regem... contriverunt in bello

PHILIPPUS III.

Antiochus Epiphanes, ad affligendam gentem Judæorum, reliquerat Jerosolymis unum de suis amicis et collactaneum, Philippum nomine, genere Phrygem, moribus eo ipso a quo fuerat constitutus crudeliorem et immaniorem; ut et in Garizim reliquerat Andronicum et Menelaüm. Imo et dedit Antiochus Philippo diadema et stolam suam et annulum, non quod hisce regni insignibus eum uti vellet, sed ut suo tempore Antiochum filium iis cohonestaret, et in possessionem regni mitteret. Mortuo autem Antiocho Illustri, Philippus a Perside reversus et Media, quærebat suscipere regni negotia, redacto in ordinem Lysia qui hoc munere fungebatur. Rex vero novus Antiochus Eupator, a Lysia incitatus, inveniens Philippum dominantem Antiochiæ, expugnavit eum, et occidit.

1 Mac. 6-14 Et vocavit Philippum, unum de amicis suis
-55 Et audivit Lysias quod Philippus
-63 Et invenit Philippum dominantem civitati
2 Mac. 5-22 Jerosol. quidem Philippum genere Phrygem
6-11 Cum indicati essent Philippo, flammis succensi sunt
8- 8 Videns autem Philippus paulatim virum
9-29 Transferebat autem corpus Philippus
13-23 Ut autem cognovit rebellasse Philippum Antiochiæ

PHILIPPUS IV.

Sanctus Philippus Apostolus. Invenit Jesus Christus Philippum, et dicit ei : Sequere me. *Erat autem Philippus a Bethsaïda, civitate Andreæ et Petri. Invenit Philippus Nathanael amicum suum, quem sciebat teneri magnô Messiæ venturi desiderio, et dixit ei se invenisse Jesum de quo scripserant in lege Moyses et Prophetæ. Aliquanto post, cum essent Jesus et Discipuli ejus trans mare Galilææ, videns multitudinem maximam, sublevavit oculos Jesus, et ait Philippo tentans eum :* Unde ememus panes, ut manducent hi? *Philippum potissimum alloquebatur Jesus, vel quod majori indigeret eruditione, vel quod esset rerum œconomicarum intelligentior, vel quod plus cæteris de victu sollicitus videretur. Gentiles quidam accedentes ad Philippum, vel quod primus obvius factus fuerit ex Apostolis, vel quod illis aliunde notus esset, rogaverunt eum dicentes :* Domine, volumus Jesum videre. *Altera die Philippus non intelligens sensum verborum Domini Jesu, dicit ei :* Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis. *Cui respondit Jesus :* Philippe, qui videt me, videt et Patrem. *Post ascensionem Jesu Christi, et cum accepissent Apostoli Spiritum sanctum abiit Philippus, et Evangelium prædicavit in Scythia et Phrygia, et post decem et novem apostolatus et prædicationis annos, cruci affixus, martyrio coronatus est in Hierapoli Phrygiæ, ut refert Eusebius.*

Matth. 10- 3 Philippus et Bartholomæus, Thomas
Marc. 3-18 Andream, et Philippum, et Bartholomæum
Luc. 6-14 Joannem, Philippum, et Bartholomæum
Joan. 1-43 Invenit Philippum. Et dicit ei Jesus
-44 Erat a. Philippus a Bethsaïda, civitate
-45 Invenit Philippus Nathanael : et dicit ei
-46 Dicit ei Philippus : Veni, et vide
-48 Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficu
6- 5 Dixit ad Philippum : Unde ememus panes
- 7 Respondit ei Philippus : Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis
12-21 Hi ergo accesserunt ad Philippum
-22 Venit Philippus, et dicit Andreæ : Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu
14- 8 Dicit ei Philippus : Domine, ostende nobis Patrem
- 9 Philippe, qui videt me, videt et Patrem
Act. 1-13 Jacobus et Andreas, Philippus et Thomas

PHILIPPUS V.

Unus e septem primis diaconis quos elegerunt Apostoli post ascensionem Jesu Christi. Philippus descendens in Samariam, prædicabat ibi Christum, et sanabat ægrotos, spiritus immundos ejiciebat, Simonem magum etiam baptizavit. Ab Angelo præmonitus evangelizavit et baptizavit eunuchum Candacis reginæ, et cum ambo ascendissent de aqua, raptus est a Spiritu Domini, et translatus est in Azotum, ut olim fuerat Habacuc ex Judæa in Babylonem. Uxorem duxerat, et habebat quatuor filias virgines et prophetantes : virginitatis enim præmium est sapientia et prophetia, ait Œcumenius.

Act. 6- 5 Et elegerunt... Philippum et Prochorum
8- 5 Philippus a. descendens in civitatem Sam.
- 6 Intendebant autem turbæ his quæ a Philippo dicebantur
-12 Cum vero credidissent Philippo
-13 Cum baptizatus esset, adhærebat Philippo
-26 Angelus a. Dom. locutus est ad Philippum
-29 Dixit autem Spiritus Philippo : Accede
-30 Accurrens a. Philippus, audivit eum legent.
-31 Rogavitque Philippum ut ascenderet
-34 Respondens a. eunuchus Philippo, dixit
-35 Aperiens autem Philippus os suum
-37 Dixit aut. Philippus : Si credis ex toto corde
-38 Descenderunt uterque in aquam, Philippus et eunuchus
-39 Spiritus Domini rapuit Philippum
-40 Philippus autem inventus est in Azoto
21- 8 Intrantes domum Philippi Evangelistæ

PHILIPPUS VI et PHILIPPUS VII.

Duo enim sunt Philippi : alter Herodiadis primus maritus, Philippus appellatus, et a Josepho dictus Herodes, e Simonis pontificis filia natus; alter vero frater Herodis procurator Iturææ et Trachonitidis a Romanis constitutus, de quo passim Josephus et sanctus Lucas 3-1, qui sine liberis mortuus est, et Salomen illam Herodiadis filiam saltatricem duxit.

Matth. 16-13 Venit a. Jesus in partes Cæsareæ Philippi
Marc. 6-17 Propter Herodiadem uxorem Philippi
8-27 Egressus est Jesus... in castella Cæsareæ Philippi
Luc. 3- 1 Philippo autem fratre ejus tetrarcha

PHILISTHÆA. *Vid.* Philisthiim.

Isai. 14-29 Ne læteris, Philisthæa omnis tu
-31 Prostrata est Philisthæa omnis

PHILISTHÆUS. *Vid.* Philisthiim.

Judic. 15- 3 Non erit culpa in me contra Philisthæos
1 Reg. 4- 2 Terga vertit Israël Philisthæis
7-11 Persecuti sunt Philisthæos, et percusserunt
-13 Facta est itaque manus Domini super Philisthæos
14-22 Audientes quod fugissent Philisthæi
-31 Percusserunt ergo in die illa Philisthæos
-36 Et dixit Saul : Irruamus super Philisthæos
-47 Et Edom, et reges Soba, et Philisthæos
-52 Erat autem bellum potens adversum Philisthæos
17- 8 Numquid ego non sum Philisthæus?
-10 Aiebat Philisthæus : Ego exprobravi
-11 Audiens autem Saül... sermones Philisthæi
-16 Procedebat vero Philisthæus mane et vesp.
-23 Goliath nomine, Philisthæus, de Geth
-26 Qui percusserit Philisthæum hunc
Quis enim est hic Philisthæus incircumcisus
-32 Et pugnabo adversus Philisthæum
-33 Non vales resistere Philisthæo isti
-36 Erit igitur et Philisthæus hic incircumcisus
Quis est iste Philisthæus incircumcisus?
-37 Ipse me liberabit de manu Philisthæi hujus
-40 Et processit adversum Philisthæum
-41 Ibat autem Philisthæus incedens
-42 Cumque inspexisset Philisthæus, et vidisset
-43 Et dixit Philisthæus ad David
Et maledixit Philisthæus David in diis suis
-45 Dixit a. David ad Philisthæum : Tu venis
-48 Cum ergo surrexisset Philisthæus
Cucurrit ad pugnam ex adverso Philisthæi
-49 Circumduc. percussit Philisthæum in fronte
-50 Prævaluitque David adversum Philisthæum
Percussumque Philisthæum interfecit
-51 Cucurrit, et stetit super Philisthæum
-52 Persecuti sunt Philisthæos usque dum venirent in vallem
-53 Postquam persecuti fuerant Philisthæos
-54 Assumens autem David caput Philisthæi
-55 Viderat Saül David egredientem contra Philisthæum
-57 Cumque regressus esset David, percusso Philisthæo
Caput Philisthæi habentem in manu
18- 6 Cum reverteretur percusso Philisthæo Dav.
19- 5 Posuit animam suam in manu sua, et percussit Philisthæum
21- 9 Ecce hic gladius Goliath Philisthæi
22-10 Et gladium Goliath Philisthæi dedit illi
23- 2 Num vadam, et percutiam Philisthæos istos?
Percuties Philisthæos, et Ceilam salvabis
- 4 Ego enim tradam Philisthæos in manu tua
- 5 Et pugnavit adversum Philisthæos
24- 2 Postquam persecutus est Philisthæos
2 Reg. 5-23 Si ascendam contra Philisthæos
21-17 Et percussum Philisthæum interfecit
-19 Fuit bellum in Gob contra Philisthæos
23-10 Ipse stetit et percussit Philisthæos
-12 Et tuitus est eum, percussitque Philisthæos
4 Reg. 18- 8 Ipse percussit Philisthæos usque ad Gazam
1 Par. 10- 2 Cumque appropinquassent Philisthæi persequentes Saul
11-14 Cumque percussissent Philisthæos
14-10 Dicens : Si ascendam ad Philisthæos
20- 4 Bellum in Gazer adversum Philisthæos
- 5 Bellum gestum est adversus Philisthæos
2 Par. 17-11 Philisthæi Josaphat munera deferebant

PHILISTHIIM.

Unde Philisthæi, et Palæstina regio, Palæstini populi, Philisthiim. Genes. 10-14, inter filios Mesraim habet Phetrusim et Chasluim, de quibus egressi sunt Philisthiim et Caphtorim. An utrique a Chasluim tantum, aut separatim Philisthiim a Phetrusim, et Caphtorim a Chasluim, non satis dilucide ex eo loco constat, nec multum interest; satis sit utrosque Mesraim nepotes esse, inter quos Philisthiim notissimi, qui cum terræ Chanaan in littore Meridionali consedissent, in eo satrapias quinque constituere, Gazam, Ascalonem, Azotum, Accaronem, et Geth. Singulas eas urbes vide suis locis. Philisthinorum autem, sive Philisthiim, nomen Israelitis formidabile fuit. Ii etenim in Israel dominati sunt, et tributum exegerunt per annos centum et quinquaginta, donec Samson viribus et magnitudine animi nulli inferior, illos multoties castigaverit, Ascalonitis triginta vitam et vestem detraxerit; cum trecentis vulpibus ignem in eorum segetes, vineta, oleasque immiserit; mille Philisthæos in mandibula asini interemerit; Gazæ portas in montem vicinum transportarit, eosque qui se insecuti essent e monte præcipitarit, etc., etc. Sed paulo post Samsonem Philisthæi Israelitas vicerunt, arcam Domini in potestatem suam redegerunt, et ipsi vicissim a Samuele semel atque iterum victi, tum et a Saüle, cum Goliath armatus a Davide inermi victus et cæsus est; et versa vice Saülem Saülisque filios vicerunt, occideruntque. Sed Davide ad regnum confirmato, Philisthæi tandem ad eas redacti sunt angustias, ut tributum quod Hebræi pendebant primum remiserint; tum et variis attriti præliis nihil amplius per se tentaverunt : sub Romanis in totam Judæam, regionesque circumvicinas Palæstinæ nomen invaluit.

Gen. 10-14 De quibus egressi sunt Philisthiim et Caphtorim
26-18 Illo mortuo, olim obstruxerant Philisthiim
Exod. 13-17 Per viam terræ Philisthiim, quæ vicina est
15-14 Dolores obtinuerunt habitatores Philisthiim
Josue. 13- 2 Galilæa, Philisthiim, et universa Gessuri
- 3 Quæ in quinq. regulos Philisthiim dividitur
Judic. 3-31 Qui percussit de Philisthiim sexcentos viros
10- 6 Et Moab et filiorum Ammon et Philisthiim
- 7 Tradidit eos in manus Philisthiim
-11 Et Amorrhæi, filiiq. Ammon et Philisthiim
14- 1 Vidensque ibi mulierem de filiabus Philisthiim
- 3 Quia vis accipere uxorem de Philisthiim
- 4 Et quæreret occasionem contra Philisthiim
Eo e. tempore Philisthiim dominabantur Is.
15- 6 Dixeruntq. Philisthiim: Quis fecit hanc rem?
Ascenderuntq. Philisthiim, et combusserunt
- 9 Ascendentes Philisthiim in terram Juda
-11 Nescis quod Philisthiim imperent nobis?
-14 Et Philisthiim vociferantes occurrissent ei
-20 Judicavitque Israel in diebus Philisthiim
16- 2 Quod cum audissent Philisthiim
- 9 Clamavit ad eum : Philisthiim super te
-12 Et clamavit : Philisthiim super te, Samson
-14 Dixit ad eum : Philisthiim super te, Samson
-20 Dixitque : Philisthiim super te, Samson
-21 Quem cum apprehendissent Philisthiim
-30 Ait : Moriatur anima mea cum Philisthiim
1 Reg. 4- 1 Convenerunt Philisthiim in pugnam
Egressus est Israel obviam Philisthiim in prælium
Porro Philisthiim venerunt in Aphec
- 3 Quare percussit nos Dominus hodie coram Philisthiim?
- 6 Et audierunt Philisthiim vocem clamoris
- 7 Timueruntque Philisthiim, dicentes : Venit Deus
- 9 Confortamini, et estote viri, Philisthiim
-10 Pugnaverunt ergo Philisthiim, et cæsus est
-17 Fugit, inquit, Israël coram Philisthiim
5- 1 Philisthiim autem tulerunt arcam Dei
- 2 Tuleruntque Philisthiim arcam Dei
6- 2 Vocaverunt Philisthiim sacerdotes et divin.
-12 Sed et satrapæ Philisthiim sequebantur
-17 Quos reddiderunt Philisthiim pro delicto
-18 Secundum numerum urbium Philisthiim
-21 Reduxerunt Philisthiim arcam Domini
7- 3 Servite ei soli, et eruet vos de manu Philisthiim
- 7 Audierunt Philisthiim quod congregati
-10 Philisthiim iniere prælium contra Israël
Intonuit a. Do.. in die illa super Philisthiim
-13 Et humiliati sunt Philisthiim
-14 Redditæ s. urbes, quas tulerant Philisthiim
13- 3 Cum audissent Philisthiim, Saül cecinit
- 4 Et erexit se Israel adversus Philisthiim
- 5 Philisthiim congregati sunt ad præliandum
-11 Philisthiim congregati fuerant in Machmas
1 Reg. 13-12 Descendent Philisthiim ad me in Galgala
-16 Porro Philisthiim consederant in Machmas
-19 Caverant e. Philisthiim, ne forte facerent
-20 Descendebat e. omnis Israel ad Philisthiim
-23 Egressa est autem statio Philisthiim
14-11 Dixeruntque Philisthiim : En Hebræi
-21 Hebræi qui fuerant cum Philisthiim heri
-30 Nonne major plaga facta fuisset in Philisthiim?
-37 Num persequar Philisthiim?
-46 Saül, nec persecutus est Philisthiim
Porro Philisthiim abierunt in loca sua
17- 1 Congregantes autem Philisthiim agmina s.
- 2 Ad pugnandum contra Philisthiim
- 3 Et Philisthiim stabant super montem
-19 Pugnabant adversum Philisthiim
-21 Philisthiim ex adverso fuerant præparati
-46 Dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie volatilibus cœli
-51 Videntes a. Philisthiim, quod mortuus esset
-52 Cecideruntque vulnerati de Philisthiim
18-27 Et percussit ex Philisthiim ducentos viros
19- 8 David pugnavit adversum Philisthiim
23- 1 Ecce Philisthiim oppugnant Ceilam
-27 Infuderunt se Philisthiim super terram
28- 1 Congregaverunt Philisthiim agmina sua
- 4 Congregatique sunt Philisthiim, et venerunt
- 5 Et vidit Saul castra Philisthiim, et timuit
-15 Siquidem Philisthiim pugnant advers. me
-19 Etiam Israël tecum in manus Philisthiim
Israël tradet Dominus in manus Philisthiim
29- 1 Congregata sunt ergo Philisthiim universa agmina
- 2 Satrapæ quidem Philisthiim incedebant
- 3 Dixeruntque principes Philisthiim ad Achis
Et ait Achis ad principes Philisthiim
- 4 Irati sunt a. adv. eum principes Philisthiim
- 7 Non offendas oculos satraparum Philisthiim
-11 Et reverterentur ad terram Philisthiim
Philisthiim a. ascenderunt in Jezrahel
30-16 Et spoliis quæ ceperant de terra Philisthiim
31- 1 Philisthiim autem pugnabant adversum Isr.
Fugerunt viri Israel ante faciem Philisthiim
- 2 Irrueruntque Philisthiim in Saül
- 7 Veneruntq. Philisthiim, et habitaverunt ibi
- 8 Venerunt Philisthiim, ut spoliarent interf.
-11 Quæcumque fecerant Philisthiim Saul
2 Reg. 1-20 Ne forte lætentur filiæ Philisthiim
3-14 Despondi mihi centum præputiis Philisthiim
-18 Salvabo... Israël de manu Philisthiim
5-17 Audierunt ergo Philisthiim quod unxissent David
-18 Philisthiim autem venientes diffusi sunt
-19 Dicens : Si ascendam ad Philisthiim?
Tradens dabo Philisthiim in manu tua
-22 Addiderunt adhuc Philisthiim ut ascender.
-24 Ut percutiat castra Philisthiim
-25 Et percussit Philisthiim, de Gabaa
8- 1 Percussit David Philisthiim, et humiliavit
Tulit David frenum tributi de manu Philisthiim
-12 Et filiis Ammon, et Philisthiim, et Amalec
21-12 In qua suspenderant eos Philisthiim
-15 Et pugnabant contra Philisthiim
23- 9 Quando exprobraverunt Philisthiim
-11 Et congregati sunt Philisthiim in statione
Cumque fugisset populus a facie Philisthiim
3 Reg. 4-21 A flumine terræ Philisthiim, usque ad terminum Ægypti
4 Reg. 8- 2 Peregrinata est in terra Philisthiim
- 3 Reversa est mulier de terra Philisthiim
1 Par. 1-12 De quibus egressi sunt Philisthiim
10- 1 Philisthiim autem pugnabant contra Israel
- 7 Veneruntque Philisthiim, et habitaverunt
- 8 Die igitur altero detrahentes Philisthiim spolia
-11 Omnia scilicet quæ Philisthiim fecerant
11-13 Quando Philisthiim congregati sunt
-15 Quando Philisthiim fuerant castrametati
12-19 Quando veniebat cum Philisthiim
14- 8 Audientes autem Philisthiim eo quod unctus esset David
- 9 Porro Philisthiim venientes, diffusi sunt
-13 Alia etiam vice Philisthiim irruerunt
-15 Egressus est enim Deus... ut percutiat castra Philisthiim
18- 1 Ut percuteret David Philisthiim
Et tolleret Geth... de manu Philisthiim
-11 Quam de Philisthiim et Amalec
2 Par. 26- 6 Pugnavit contra Philisthiim, et destruxit
Ædificavit quoque oppida in Azoto, et in Philisthiim
- 7 Et adjuvit eum Deus contra Philisthiim
28-18 Philisthiim quoque diffusi sunt per urbes
Eccli. 46-21 Et contrivit... omnes duces Philisthiim

Isai. 2- 6 Augures habuerunt ut Philisthiim
9-12 Syriam ab Oriente, et Philisthiim ab Occid.
11-14 Volabunt in humeros Philisthiim per mare
Jerem. 47- 4 In quo vastabuntur omnes Philisthiim
Abdiæ. -19 Et qui in campestribus Philisthiim
1 *Mac.* 3-24 Reliqui a. fugerunt in terram Philisthiim

PHILISTHINI.

Judic. 3- 3 Quinque satrapas Philisthinorum
13- 1 Qui tradidit eos in manus Philisthinorum
- 5 Liberare Israël de manu Philisthinorum
14- 2 Vidi mulierem... de filiabus Philisthinorum
15- 5 Perrexerunt in segetes Philisthinorum
-12 Et tradere in manus Philisthinorum
16- 5 Veneruntque ad eam principes Philisthinorum
- 8 Attuleruntque ad eam satrapæ Philisthinorum septem funes
-18 Misit ad principes Philisthinorum
-23 Et principes Philisthinorum convenerunt
-27 Et erant ibi omnes principes Philisthinorum
1 *Reg.* 5- 8 Congregaverunt o. satrapas Philisthinorum
-11 Congregaverunt o. satrapas Philisthinorum
6- 1 Arca Domini in regione Philisthinorum
- 5 Juxta numer. provinciarum Philisthinorum
-16 Quinque satrapæ Philisthinorum viderunt
7- 7 Ascenderunt satrapæ Philisthinorum ad Isr.
Timuerunt a facie Philisthinorum
- 8 Ut salvet nos de manu Philisthinorum
-14 Liberavitque Israël de manu Philisthinorum
9-16 Salvabit populum meum de manu Philisthinorum
10- 5 In collem Dei, ubi est statio Philisthinorum
12- 9 Tradidit eos... et in manu Philisthinorum
13- 3 Percussit Jonath. stationem Philisthinorum
- 4 Percussit Saül stationem Philisthinorum
-17 De castris Philisthinorum tres cunei
14- 1 Transeamus ad stationem Philisthinorum
- 4 Transire ad stationem Philisthinorum
-11 Apparuit igitur uterque stationi Philisthinorum
-19 Tumultus magnus exortus est in castris Philisthinorum
17- 4 Egressus est vir spurius de castris Philisthinorum
-23 De Geth, de castris Philisthinorum
18-17 Sit super eum manus Philisthinorum
-21 Sit super eum manus Philisthinorum
-25 Tantum centum præputia Philisthinorum
Tradere David in manus Philisthinorum
-30 Egressi sunt principes Philisthinorum
23- 3 In Ceilam, advers. agmina Philisthinorum
-28 Perrexit in occursum Philisthinorum
27- 1 Et salver in terra Philisthinorum
- 7 Habitavit David in regione Philisthinorum
-11 Habitavit in regione Philisthinorum
29- 9 Sed principes Philisthinorum dixerunt
31- 9 Et miserunt in terram Philisthinorum
2 *Reg.* 19- 9 Ipse salvavit nos de manu Philisthinorum
21-15 Prælium Philisthinorum adversum Israël
23-13 Castra autem Philisthinorum erant posita
-14 Porro statio Philisthinorum tunc erat in Bethlehem
-16 Irrup.ergo tres fortes castra Philisthinorum
3 *Reg.* 15-27 In Gebbethon, quæ est urbs Philisthinorum
16-15 Obsidebat Gebbethon urb. Philisthinorum
1 *Par.* 11-13 Fugeratque populus a facie Philisthinorum
-16 Et statio Philisthinorum in Bethlehem
-18 Per media castra Philisthinorum perrexer.
12-19 Remiserunt eum principes Philisthinorum
14-16 Et percussit castra Philisthinorum
2 *Par.* 9-26 Usque ad terram Philisthinorum
21-16 Suscitavit ergo Dominus contra Joram spiritum Philisthinorum
Amos. 1- 8 Et peribunt reliqui Philisthinorum
Soph. 2- 5 Terra Philisthinorum, et disperdam te
Zach. 9- 6 Disperdam superbiam Philisthinorum

PHILOLOGUS.

Sancti Pauli discipulus, quem Apostolus salutat in sua ad Romanos Epistola. Nihil de illius conversione, vita et morte cognoscitur; at quia de eo mentio habetur apud sanctum Paulum, et commendatur laude salutationis, concludendum est fuisse Christianum. In Martyrologio nominatur die Novembris quarta.

Rom. 16-15 Salutate Philologum et Juliam, Nereum

PHILOMETOR.

Ptolemæus Philometor rex Ægypti. Vid. Ptolemæus iv. *Nomen, Philometor, quod significat*, amator matris, *per ironiam acceperat, quia valde oderat matrem suam.*

2 *Mac.* 4-21 Propter primates Ptolemæi Philometoris
9-29 Ad Ptolemæum Philometorem in Æg. abiit
2 *Mac.* 10-13 Eo quod Cyprum creditam sibi a Philometore deseruisset

PHILOSOPHIA.

Colos. 2- 8 Videte ne quis vos decipiat per philosophiam

PHILOSOPHUS.

Act. 17-18 Stoïci philosophi disserebant cum eo

PHINEES I.

Anno mundi 2584, ante J. Ch. 1470. Filius Eleazari filii Aaron. Is est qui exardescens confodit Zambri et Madianitidem Cozbi simul fornicantes coram populo, et hoc facto avertit iram Dei a filiis Israel.

Exod. 6-25 Quæ peperit ei Phinees
Num. 25- 7 Quod cum vidisset Phinees... surrexit
-11 Phinees filius Eleazari filii Aaron
31- 6 Quos misit Moyses cum Phinees filio Eleaz.
Josue. 22-13 Miserunt ad illos in terram Galaad Phinees
-30 Quibus auditis, Phinees sacerdos
-31 Dixitque Phinees filius Eleazari sacerdos
24-33 Sepelierunt eum in Gabaath Phinees
Judic. 20-28 Et Phinees filius Eleazari filii Aaron
1 *Par.* 6- 4 Eleazar genuit Phinees, et Phinees genuit Abisue
-50 Eleazar filius ejus, Phinees filius ejus
1 *Esdr.* 7- 5 Filii Abisue, filii Phinees, filii Eleazar
8- 2 De filiis Phinees, Gersom
Psal. 105-30 Stetit Phinees, et placavit: et cessavit quass.
Eccli. 45-28 Phinees filius Eleazari tertius in gloria est
1 *Mac.* 2-26 Sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi
-54 Phinees pater noster, zelando zelum Dei

PHINEES II.

Filius Heli summi pontificis, frater Ophni. Vid. Ophni.

1 *Reg.* 1- 3 Erant a. ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees
2-34 Ophni et Phinees: In die uno morientur
4- 4 Erantque duo filii Heli cum arca fœderis Dei, Ophni et Phinees
-11 Duo quoque filii Heli mortui sunt, Ophni et Phinees
-17 Duo filii tui mortui sunt, Ophni et Phinees
-19 Nurus a. ejus, uxor Phinees, prægnans erat
14- 3 Ichabod filii Phinees, qui ortus fuerat ex Heli

PHINEES III.

Phinees hic et pater ejus Eleazar non sunt coævi illi Moysis, sed alii qui, ut fieri solet, antiquorum nomina in filiis renovabant. Aliqui tamen eosdem putant, et textum sic explicant: Phinees autem filius Eleazari, *olim* erat dux eorum *in deserto* coram Domino, *id est, erat gratissimus Deo.*

1 *Par.* 9-20 Phinees autem filius Eleazari, erat dux eor.

PHINEES IV.

Sacerdos, cujus filius Eleazar ascendit de captivitate Babylonis cum Esdra.

1 *Esdr.* 8-33 Et cum eo Eleazar filius Phinees

PHINON.

Unus e posteris Esaü qui duces fuerunt et capita cognationum, qui habitaverunt in terra Edom per cognationes suas et per regiones suas, secundum nomina sua, id est, per loca sibi assignata in regionibus quas de nominibus suis appellaverunt.

Gen. 36-41 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon
1 *Par.* 1-52 Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon

PHISON.

Magnum flumen quod Græci Gangem vocant, e paradiso exiens et pergens ad Indiæ regiones, post quas erumpit in pelagus. Dicit Scriptura circumiri ab hoc universam regionem Hevilath, ubi aurum præcipuum nascitur.

Gen. 2-11 Nomen uni Phison: ipse est qui circuit
Eccli. 24-35 Qui implet quasi Phison sapientiam

PHITHOM.

Nomen urbis quam ædificaverunt filii Israel Pharaoni regi Ægyptiorum.

Exod. 1-11 Ædificaveruntque urbes tabernaculorum Pharaoni, Phithom et Ramesses

PHITHON.

Filius Micha filii Meribbaal, e familia Saül.

1 *Par.* 8-35 Filii Micha, Phithon, et Melech, et Tharaa
9-41 Porro filii Micha: Phithon et Melech

PHLEGON.

Tanquam discipulus Apostolorum recitatur in Martyrologio Romano.

Rom. 16-14 Salutate Asyncritum, Phlegontem

PHOCHERETH.

Princeps Nathinæorum cujus posteri de captivitate Babylonis cum Zorobabel ascenderunt.

1 *Esdr.* 2-57 Filii Phochereth, qui erant de Asebaïm
2 *Esdr.* 7-59 Filii Phochereth, qui erat ortus ex Sabaïm

PHOEBE.

Mulier Christiana quam valde commendat sanctus Paulus.

Rom. 16- 1 Commendo a. vobis Phœben sororem nostr.

PHOENICES.

Quæ est Phœnix, vel Phœnicia. Syriæ pars est, in qua Sidon et Tyrus amplissimæ urbes sitæ sunt, ad Septentrionem terræ promissæ. Ipsa gens Phœnicum in gloria magna litterarum inventionis, et siderum, navaliumque et bellicarum artium. Est et portus Cretæ hujus nominis, qui respicit ad Africum et Eurum.

2 *Mac.* 3- 5 Qui... erat dux Cœlesyriæ et Phœnicis
- 8 Quasi per Cœlesyriam et Phœnicem civitates esset peragraturus
4- 4 Utpote ducem Cœlesyriæ et Phœnicis
-22 Inde in Phœnicem exercitum convertit
8- 8 Ad Ptolemæum ducem Cœlesyriæ et Phœnicis scripsit
10-11 Constituit... Lysiam quemdam Phœnicis et Syriæ militiæ principem
Act. 11-19 Perambulaverunt usque Phœnicen
15- 3 Pertransibant Phœnicen et Samariam
21- 2 Cum invenissemus navem transfretantem in Phœnicen
27-12 Si... possent, devenientes Phœnicen, hyem.

PHOGOR.

Mons in terra Moab in supercilio Libyadis, respiciens solitudinem, in quem Balac rex Moab Balaam ariolum duxerat ad maledicendum Israeli. In hoc Baal a gentibus fuit cultus adoratusque. Juxta hunc montem in valle sepultus est Moyses. Phogor est etiam idolum Moabitarum, quod est Beel-Phegor.

Num. 23-28 Cumque duxisset eum super verticem montis Phogor
25-18 Et decepere insidiis per idolum Phogor
Quæ percussa est... pro sacrilegio Phogor
31-16 Sup. peccato Phogor, unde et percussus est
Deut. 3-29 Mansimusq. in valle contra fanum Phogor
4-46 In valle contra fanum Phogor in terra Sehon
34- 6 Sepelivit eum in valle terræ Moab contra Phogor

PHOLLATHI.

Filius octavus Obededom, in cujus domo arca Domini mensibus tribus mansit. Janitor erat templi.

1 *Par.* 26- 5 Issachar septimus, Phollathi octavus

PHORATHA. *Filius quartus Aman.*

Esth. 9- 8 Et Phoratha, et Adalia, et Aridatha

PHOSECH.

Filius Jephlat filii Heber filii Barie, in tribu Aser.

1 *Par.* 7-33 Filii Jephlat: Phosech et Chamaal

PHRYGIA.

Asiæ Minoris regio amplissima, a Septentrione, Galatiæ contermina; a Meridie, Lycaoniæ, Pisidiæ, Mygdoniæ; ab Oriente, Cappadociam attingit: ita Plinius. Sanctus Hieronymus scribit duas esse Phrygias, quarum major Smyrnam habet, minor vero Ilium. Phrygiam peragravit sanctus Paulus.

Act. 2-10 Phrygiam, et Pamphyliam, Ægyptum
16- 6 Transeuntes a. Phrygiam et Galatiæ region.
18-23 Perambulans ex ordine Galaticam regionem et Phrygiam

PHRYX. *Vir in Phrygia natus.*

2 *Mac.* 5-22 Reliquit... Philippum genere Phrygem

PHUA I.

Inter quatuor filios Issachar filii Jacob secundus est, et princeps Phuaïtarum.

Gen. 46-13 Filii Issachar: Thola, et Phua, et Job
Num. 26-23 Phua, a quo familia Phuaïtarum

1 Par. 7- 1 Filii Issachar : Thola, et Phua, Jasub

PHUA II.

Pater Thola, judicis Israel, et e tribu Issachar. Gedeon fuit e tribu Manasse : quomodo ergo Phua frater Gedeonis potuit esse de tribu Issachar? « Potuerunt, inquit sanctus Augus- « tinus, Gedeon et Phua unam habere matrem, « ex qua diversi partus nascerentur, et fra- « tres essent unius matris filii, non unius « patris. »

Judic. 10- 1 Surrexit dux in Israël Thola filius Phua

PHUA III.

Nomen est mulieris obstetricis Hebræorum in Ægypto.

Exod. 1-15 Una vocabatur Sephora, altera Phua

PHUAITÆ.

Num. 26-23 Phua, a quo familia Phuaïtarum

PHUL.

Rex Assyriorum, cui dedit Manahem rex Israel mille talenta argenti, ut esset ei in auxilium, et firmaret regnum ejus. Phul videtur esse Anacindaraxes pater Sardanapali; ita D. Calmet et alii. Nonnulli vero dicunt patrem fuisse Thelgathphalnasar.

4 Reg. 15-19 Veniebat Phul rex Assyriorum in terram
Et dabat Manahem Phul mille talenta
1 Par. 5-26 Suscitavit Deus Israel spiritum Phul regis

PHUNON.

Nomen loci in quo castrametati sunt filii Israel, profecti de Salmona.

Num. 33-42 Unde egressi, venerunt in Phunon
-43 Profectique de Phunon, castrametati sunt in Oboth

PHUR, *et in nomine plurali* PHURIM.

Esth. 3- 7 Missa est sors in urnam, quæ Hebraice dicitur Phur
9-24 Misit Phur, quod nostra lingua vertitur in sortem
-26 Dies isti appellati sunt Phurim, id est, sortium : eo quod Phur, id est, sors, in urnam missa fuerit
-28 Nec est ulla civitas, in qua dies Phurim, id est sortium, non observentur
11- 1 Ferebat... hanc epistolam Phurim

PHUTH.

Filius tertius Cham, frater Chus, Mesraim et Chanaan. Phuth in Africa proprie dicta, ubi est Phutea urbs, sedes instituit. Extat adhuc in Mauritania Phuth fluvius, unde tota regio nomen retinuit.

Gen. 10- 6 Filii a. Cham : Chus, et Mesraïm, et Phuth
1 Par. 1- 8 Filii Cham : Chus, et Mesraïm, et Phuth

PHUTIEL.

Socer est Eleazari filii Aaron, avus Phinees.

Exod. 6-25 Eleazar... accepit uxorem de filiabus Phutiel

PHYLACTERIUM.

Phylacteria membranæ erant, quibus inscriptam legem Pharisæi veluti ejus observatores gestabant in fronte et brachiis, non bene intelligentes illud Deut. 6-8 : Ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque et movebuntur inter oculos tuos, etc. *Has membranas dilatabant Pharisæi, id est, latiores faciebant, ut longius conspicerentur, et cæteris diligentiores in legis observatione viderentur.*

Matth. 23- 5 Dilatant enim phylacteria sua

PIACULUM.

Levit. 17-11 Et sanguis pro animæ piaculo sit
19-29 Ne contaminetur terra, et impleatur piaculo
Judic. 20- 6 Nunquam.. tam grande piaculum factum est
2 Reg. 21- 3 Et quod erit vestri piaculum
2 Par. 29-24 Asperserunt sanguinem... pro piaculo univ.

PICTURA.

3 Reg. 6-29 Et fecit in eis.. et palmas et picturas varias
-32 Et sculpsit in eis picturam cherubim
Esth. 1- 6 Quod mira varietate pictura decorabat
Sap. 15- 4 Nec umbra picturæ labor sine fructu
Eccli. 38-28 Et assiduitas ejus variat picturam
Cor suum dabit in similitudinem picturæ
Ezech. 8-11 Stabat in medio eor., stantium ante picturas
40-16 Intrinsecus, et ante frontes pictura palmar.

PIE.

Eccli. 43-37 Omnia autem Dominus fecit, et pie agentibus dedit sapientiam
2 Tim. 3-12 Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo
Tit. 2-12 Sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæculo

PIETAS.

Esth. 16-10 Et pietatem nostram sua crudelitate commaculans
Eccli. 37-13 Cum impio (*tracta*) de pietate
44-10 Quorum pietates non defuerunt
49- 4 Et in diebus peccatorum corroboravit pietatem
Isai. 11- 2 Requiescet super eum... spiritus scientiæ et pietatis
Baruc. 5- 4 In sempitern. pax justitiæ, et honor pietatis
2 Mac. 3- 1 Propter Oniæ pontificis pietatem
12-45 Hi, qui cum pietate dormitionem acceperant
1 Tim. 2- 2 Vitam agamus in omni pietate et castitate
-10 Promittentes pietatem per opera bona
3-16 Manifeste magnum est pietatis sacrament.
4- 7 Exerce autem te ipsum ad pietatem
- 8 Pietas autem ad omnia utilis est
6- 3 Et ei, quæ secundum pietatem est, doctrinæ
- 5 Existimantium quæstum esse pietatem
- 6 Est autem quæstus magnus, pietas cum sufficientia
-11 Sectare vero justitiam, pietatem, fidem
2 Tim. 3- 5 Habentes speciem quidem pietatis
Tit. 1- 1 Secundum... agnitionem veritatis, quæ secundum pietatem est
2 Petr. 1- 3 Quæ ad vitam et pietatem donata sunt
- 6 In patientia autem (*ministrate*) pietatem
- 7 In pietate autem amorem fraternitatis
3-11 In sanctis conversationibus et pietatibus

PIGEAT.

Eccli. 7-39 Non te pigeat visitare infirmum

PIGER, A, UM.

Prov. 6- 6 Vade ad formicam, o piger, et considera vias
- 9 Usquequo, piger, dormies ? quando consurges ?
10-26 Sic piger his qui miserunt eum
13- 4 Vult et non vult piger
15-19 Iter pigrorum quasi sepes spinarum
18- 8 Pigrum dejicit timor
19-24 Abscondit piger manum suam sub ascella
20- 4 Propter frigus piger arare noluit
21- 5 Omnis autem piger semper in egestate est
-25 Desideria occidunt pigrum
22-13 Dicit piger : Leo est foris
24-30 Per agrum hominis pigri transivi
26-13 Dicit piger : Leo est in via
-14 Ita piger in lectulo suo (*vertitur*)
-15 Abscondit piger manum sub ascella sua
-16 Sapientior sibi piger videtur septem viris
Sap. 15-15 Sed et pedes eorum pigri ad ambulandum
Eccli. 22- 1 In lapide luteo lapidatus est piger
- 2 De stercore boum lapidatus est piger
37-14 Cum servo pigro de multa operatione
Matth. 25-26 Dixit ei : Serve male, et piger, sciebas
Rom. 12-11 Sollicitudine non pigri : spiritu ferventes
Philip. 3- 1 Ead. vobis scribere, mihi quid. non pigrum
Tit. 1-12 Cretenses... malæ bestiæ, ventres pigri

PIGMÆUS.

Nomen populi. In Hebræo est, Gammadim, *quod Chaldæus vertit,* Cappadoces; *et Septuaginta,* Custodes. *Probabile est fuisse eos Phœniciæ populos, quorum urbs Gammades dicta esset.*

Ezech. 27-11 Sed et Pigmæi, qui erant in turribus tuis

PIGMENTARIUS.

Exod. 37-29 Composuit et oleum... de aromatibus mundissimis, opere pigmentarii
2 Par. 16-14 Quæ erant pigmentariorum arte confecta
2 Esdr. 3- 8 Ædificavit Ananias filius pigmentarii
Cant. 3- 6 Universi pulveris pigmentarii
5-13 Areolæ aromatum consitæ a pigmentariis
Eccli. 49- 1 Memoria Josiæ in compositionem odoris facta opus pigmentarii

PIGMENTUM.

4 Reg. 20-13 Ostendit eis... pigmenta varia, unguenta
Esth. 2-12 Aliis sex quibusdam pigmentis et aromatibus uterentur
Eccli. 38- 7 Unguentarius faciet pigmenta suavitatis
Isai. 57- 9 Multiplicasti pigmenta tua

PIGNORATUS.

Amos. 2- 8 Super vestimentis pignoratis accubuerunt

PIGNUS.

Gen. 38-20 Ut reciperet pignus quod dederat mulieri
Exod. 22-26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestim.
Deut. 24- 6 Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam
-10 Non ingredieris domum ej. ut pignus auferas
-12 Sin autem pauper est, non pernoctabit apud te pignus
-17 Nec auferes pignoris loco viduæ vestiment.
Job. 22- 6 Abstulisti enim pignus fratrum tuorum
24- 3 Abstulerunt pro pignore bovem viduæ
Prov. 20-16 Et pro extraneis aufer pignus ab eo
27-13 Et pro alienis, aufer ei pignus
Ezech. 18- 7 Pignus debitori reddiderit
-12 Rapientem rapinas, pignus non reddentem
-16 Pignus non retinuerit, et rapinam non rapuerit
33-15 Et pignus restituerit ille impius
2 Cor. 1-22 Et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris
5- 5 Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus
Ephes. 1-14 Qui est pignus hæreditatis nostræ

PIGREDO.

Prov. 19-15 Pigredo immittit soporem

PIGRITIA.

Eccle. 10-18 In pigritiis humiliabitur contignatio

PIGRITOR.

Act. 9-38 Ne pigriteris venire usque ad nos

PILA.

Locus in imo urbis Jerusalem, a profunditate sic dictus et similitudine mortarii. In eo loco celeberrimum erat forum rerum venalium, et mercatorum multitudo illuc confluebat. Ideo dicitur : Ululate, habitatores Pilæ, *quia posthac non venient mercatores.*

Soph. 1-11 Ululate, habitatores Pilæ : conticuit omnis populus

PILA. *Appell.*

Prov. 27-22 Si contuderis stultum in pila quasi ptisanas
Isai. 22-18 Quasi pilam mittet te in terram latam

PILATUS.

Grato in Judæam successor venit Pontius Pilatus procurator Judææ a Romanis constitutus, cujus inter crimina Philo (de Legatione ad Caïum) *refert : venditas sententias, rapinas, injurias, clades, tormenta, crebras cædes indemnatorum, crudelitatem sævissimam, etc. Sanctus Lucas refert Pilatum jussisse occidi quosdam Galilæos, interea dum sacrificarent, ita ut sanguis eorum misceretur sanguini hostiarum quas offerebant. Causa hujus cædis incerta est. Plerique tamen factam existimant quod sectatores essent Judæ Galilæi, cujus mentio est in Act. Apost. 5-37, asserentes Judæos Dei filios nullum tributum Cæsari persolvere debere. Apud Judæos vetus erat consuetudo ut in memoriam liberati ex Ægypto populi vinctus unus e carcere liber dimitteretur quotannis in diebus Paschæ; quam consuetudinem Romanis, redacta in provinciam Judæa, abolere nolentibus, Pilatus etiam ab uxore sua præmonitus volebat dimittere Jesum. Non consenserunt autem Judæi. Videns præses se nihil proficere, sed majorem tumultum fieri, accepta aqua, lavit manus coram populo, manuum ablutione innocentiam significans, quod a Judæis didicerat Pilatus; in lege enim Deuteronomii 21-6 præcipiebatur ut qui factæ cædis insontes essent, manuum ablutione id significarent, dicentes :* Manus nostræ non effuderunt sanguinem hunc; *et ut se innocentem ostenderet, juxta eorum morem manus abluit. Non excusat tamen Evangelista Pilatum, sed Christum innocentem magis ostendit, dum docet præsidem non ullo idoneo testimonio, non ullo probato crimine, sed solo popularis seditionis metu eum damnavisse, et ita damnavisse ut damnando etiam absolveret. Judæis dimisit Barabbam scelere et improbitate virum insignem, latronem et seditiosum, homicidamque, et tradidit Jesum flagellatum ut crucifigeretur. Mos enim fuit ut qui essent in crucem agendi prius flagellarentur. Et cum prius ex centurione cognovisset Christum mortuum esse (cavit enim ne qua fraus fieret et supplicio vivus eriperetur), jussit reddi corpus homini diviti nomine Joseph ab Arimathæa illud petenti, ut sepeliret antequam sabbatum veniret; quia non licebat damnatorum corpora*

sine judicis facultate deponere. Omnia hæc explananda narrantur in Scripturis. De reliquis autem factis Pilati reperimus apud scriptores ecclesiasticos Pilatum accusatum apud Vitellium Syriæ præsidem, Romam denique missum, ab imperatore Caligula fuisse relegatum Viennæ Gallorum, ubi misere obiit, sibi ipsi vitam eripiens.

Matth. 27- 2 Et tradiderunt Pontio Pilato præsidi
-13 Tunc dicit illi Pilatus : Non audis
-17 Dixit Pilatus : Quem vultis dimittam vobis?
-22 Dicit illis Pilatus : Quid igitur faciam de Jesu
-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret
-58 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Tunc Pilatus jussit reddi corpus
-62 Convenerunt principes sacerdotum et Pharisæi ad Pilatum
-65 Ait illis Pilatus : Habetis custodiam
Marc. 15- 1 Duxerunt et tradiderunt Pilato
- 2 Et interrogavit eum Pilatus
- 4 Pilatus autem rursum interrogavit eum
- 5 Ita ut miraretur Pilatus
- 9 Pilatus autem respondit eis, et dixit : Vultis
-12 Pilatus autem iterum respondens
-14 Pilatus vero dicebat illis :Quid e.mali fecit?
-15 Pilatus autem volens populo satisfacere
-43 Et audacter introivit ad Pilatum
-44 Pilatus autem mirabatur si jam obiisset
Luc. 3- 1 Procurante Pontio Pilato Judæam
13- 1 Quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum
23- 1 Duxerunt illum ad Pilatum
- 3 Pilatus autem interrogavit eum
- 4 Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum
- 6 Pilatus autem audiens Galilæam
-11 Indutum veste alba, et remisit ad Pilatum
-12 Et facti sunt amici Herodes et Pilatus
-13 Pilatus a. convocatis principibus sacerdot.
-20 Iterum autem Pilatus locutus est ad eos
-24 Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum
-52 Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu
Joan. 18-29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras
-31 Dixit ergo eis Pilatus : Accipite eum vos
-33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatus
-35 Respondit Pilatus : Numquid ego Judæus
-37 Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex es tu ?
-38 Dicit ei Pilatus : Quid est veritas ?
19- 1 Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum
- 4 Exivit ergo iterum Pilatus foras
- 6 Dicit eis Pilatus : Accipite eum vos
- 8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem
-10 Dicit ergo ei Pilatus : Mihi non loqueris
-12 Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum
-13 Pilatus autem cum audisset hos sermones
-15 Dicit eis Pilatus : Regem vestr. crucifigam ?
-19 Scripsit autem et titulum Pilatus
-21 Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum
-22 Respondit Pilatus : Quod scripsi, scripsi
-31 Rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura
-38 Rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæa
Et permisit Pilatus
Act. 3-13 Et negastis ante faciem Pilati
4-27 Herodes et Pontius Pilatus cum gentibus
13-28 Petierunt a Pilato ut interficerent eum
1 Tim. 6-13 Qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato

PILOSUS, A.

Gen. 27-11 Nosti quod Esaü frater m. homo pilosus sit
-23 Et non cognovit eum, quia pilosæ manus similitudinem majoris expresserant
1 Reg. 19-13 Pellem pilosam caprarum posuit ad caput
4 Reg. 1- 8 Vir pilosus, et zona pellicea accinctus renib.
Isai. 13-21 Habitabunt ibi struthiones, et pilosi saltabunt ibi
34-14 Et pilosus clamabit alter ad alterum

PILUM.

Exod. 16-14 Minutum, et quasi pilo tusum
27-20 Oleum... purissimum, piloque contusum
Prov. 27-22 Quasi ptisanas feriente desuper pilo

PILUS.

Exod. 25- 4 Et byssum, pilos caprarum
35- 6 Et byssum, pilos caprarum
-23 Coccumq. bis tinctum, byssum et pilos capr.
-26 Pilos caprarum, sponte propria cuncta tribuentes
36-14 Fecit et saga undecim de pilis caprarum
Levit. 13- 3 Et pilos in album mutatos colorem
- 4 Et pili coloris pristini
-20 Qui cum viderit.. et pilos versos in candorem
-21 Quod si pilus coloris est pristini
-26 Quod si pilorum color non fuerit immutatus
Levit. 13-41 Et si a fronte ceciderint pili
14- 8 Radet om. pilos corporis, et lavabitur aqua
- 9 Et die septimo radet capillos capitis... ac totius corporis pilos
Num. 8- 7 Et radant omnes pilos carnis suæ
31-20 Præparatum, de caprarum pellibus, et pilis
Job. 4-15 Inhorruerunt pili carnis meæ
Isai. 7-20 In die illa radet Dominus... caput et pilos
Ezech. 5- 1 Sume tibi gladium acutum, radentem pilos
16- 7 Ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit
Dan. 14-26 Tulit ergo Daniel picem, et adipem, et pilos
Matth. 3- 4 Habebat vestimentum de pilis camelorum
Marc. 1- 6 Et erat Joannes vestitus pilis cameli, et zona

PINCERNA.

Gen. 40- 1 Duo eunuchi, pincerna regis Ægypti et pistor
- 2 Nam alter pincernis præerat, alter pistorib.
- 9 Narravit prior, præpositus pincernarum
-20 Recordatus est inter epulas magistri pinc.
-23 Præpositus pincernarum oblitus est interp.
41- 9 Tunc demum reminiscens pincernar. mag.
3 Reg. 10- 5 Et pincernas, et holocausta quæ offerebat
2 Par. 9- 4 Pincernas quoq. et vestes eorum, et victim.
2 Esdr. 1-11 Ego enim eram pincerna regis

PINEUS.

2 Par. 2- 8 Mitte mihi, et arceuthina, et pinea de Libano

PINGO.

Prov. 7-16 Lectulum meum, stravi tapetibus pictis
Jerem. 4-30 Cum ornata fueris... et pinxeris stibio oculos tuos
22-14 Facit laquearia cedrina, pingitque sinopide
2 Mac. 2-30 Ei vero, qui pingere curat, quæ apta sunt ad ornatum exquirenda sunt

PINGUEDO.

Gen. 27-28 Det tibi Deus de rore cœli, et de pinguedine terræ, abundantiam frumenti
-39 In pinguedine terræ et in rore cœli desuper
Levit. 3- 3 Et quidquid pinguedinis est, intrinsecus
-10 Pinguedinem(*offerent*) quæ operit ventrem
7- 4 (*Offerent*) et pinguedinem quæ juxta ilia est
8-25 Omnemque pinguedinem quæ operit intestina
Judic. 9- 9 Numquid possum deserere pinguedinem
Job. 36-16 Requies a. mensæ tuæ erit plena pinguedine
Psal. 62- 6 Sicut adipe et pinguedine repleatur anima
Isai. 17- 4 Gloria Jacob, et pinguedo carnis ejus marcescet
Jerem. 31-14 Inebriabo animam sacerdotum pinguedine
Rom. 11-17 Socius radicis et pinguedinis olivæ factus es

PINGUESCO.

Psal. 64-13 Pinguescent speciosa deserti

PINGUIS, E.

Gen. 49-20 Aser, pinguis panis ej., et præbebit delicias
Num. 13-21 Humus, pinguis an sterilis, nemorosa an absque arboribus
18-32 Egregia vobis et pinguia reservantes
Judic. 3-22 Ac pinguissimo adipe stringeretur
1 Reg. 15-32 Et oblatus est ei Agag pinguissimus, et tremens
2 Reg. 17-29 Et mel, et butyrum, oves, et pingues vitulos
3 Reg. 1- 9 Immolatis ergo... et universis pinguibus
-19 Mactavit boves, et pinguia quæq., et arietes
-25 Et immolavit boves, et pinguia, et arietes
4-23 Decem boves pingues, et viginti boves
2 Esdr. 8-10 Ite, comedite pinguia, et bibite mulsum
9-25 Ceperunt itaque urbes munitas et humum pinguem
-35 Et in terra latissima et pingui, quam tradideras
Tobiæ. 8-22 Duas quoque pingues vaccas... occidi fecit
Job. 15-26 Erecto collo, et pingui cervice armatus est
Psal. 19- 4 Et holocaustum tuum pingue fiat
21-13 Vituli multi : tauri pingues obsederunt me
-30 Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terræ
67-16 Mons Dei, mons pinguis
Mons coagulatus, mons pinguis
77-31 Et occidit pingues eorum, et electos Israël
Prov. 21-17 Qui amat vinum et pinguia, non ditabitur
Isai. 1-11 Holocausta arietum et adipem pinguium... nolui
10-16 Mittet... in pinguibus ejus tenuitatem
25- 6 Et faciet Dominus.. in monte hoc convivium pinguium, convivium vindemiæ, pinguium medullatorum
28- 1 Qui erant in vertice vallis pinguissimæ
- 4 Ejus, qui est super verticem vallis pinguium
30-23 Panis frugum terræ erit uberrim. et pinguis
34- 7 Inebriabitur... humus eor. adipe pinguium
Ezech. 24- 5 Pinguissimum pecus assume, compone quoque
27-18 In vino pingui, in lanis coloris optimi
34-14 In pascuis pinguibus pascentur sup. montes
-16 Et quod pingue et forte custodiam
-20 Judico inter pecus pingue et macilentum
39-18 Sanguinem principum terræ bibetis... et pinguium omnium
Dan. 3-40 Et sicut in millibus agnorum pinguium
Amos. 4- 1 Audite verbum hoc, vaccæ pingues
5-22 Et vota pinguium vestrorum non respiciam
Mich. 6- 7 Numquid placari potest Dominus... in millibus hircorum pinguium ?
Zach. 11-16 Non enutriet, et carnes pinguium comedet
Apoc. 18-14 Et omnia pinguia et præclara perierunt a te

PINNA.

Luc. 4- 9 Statuit eum super pinnam templi, et dixit illi

PINNACULUM.

Matth. 4- 5 Et statuit eum super pinnaculum templi

PINNULÆ.

Levit. 11- 9 Omne quod habet pinnulas et squamas
-10 Quidquid a. pinnulas et squamas non habet
-12 Cuncta quæ non habent pinnulas et squamas
Deut. 14- 9 Quæ habent pinnulas et squamas, comedite
-10 Quæ absque pinnulis et squamis sunt, ne comedatis

PINUS.

Isai. 44-14 Plantavit pinum, quam pluvia nutrivit
60-13 Ad te veniet, abies et buxus, et pinus simul

PISCATOR.

Isai. 19- 8 Et mœrebunt piscatores, et lugebunt omnes
Jerem. 16-16 Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Do.
Ezech. 47-10 Et stabunt super illas piscatores, ab Engaddi
Matth. 4-18 Mittentes rete in mare (erant e. piscatores)
-19 Et faciam vos fieri piscatores hominum
Marc. 1-16 Mittentes retia in mare (erant e. piscatores)
-17 Et faciam vos fieri piscatores hominum
Luc. 5- 2 Piscatores a. descenderant, et lavabant retia

PISCICULUS.

Matth. 15-34 Illi dixerunt : Septem, et paucos pisciculos
Marc. 8- 7 Et habebant pisciculos paucos

PISCINA.

2 Reg. 2-13 Et occurrerunt eis juxta piscinam Gabaon
Hi ex una parte piscinæ : et illi ex altera
4-12 Suspenderunt eos super piscinam in Hebron
3 Reg. 22-38 Et laverunt currum ejus in piscina Samariæ
4 Reg. 18-17 Et steterunt juxta aquæductum piscinæ sup.
20-20 Quomodo fecerit piscinam et aquæductum
2 Esdr. 3-15 Et statuit... muros piscinæ Siloe in hortum
-16 Contra sepulcrum David, et usque ad piscinam
Eccle. 2- 6 Extruxi mihi piscinas aquarum, ut irrigarem
Cant. 7- 4 Oculi tui sicut piscinæ in Hesebon
Isai. 7- 3 Ad extremum aquæductus piscinæ superioris
22- 9 Et congregastis aquas piscinæ inferioris
-11 Et lacum fecistis inter duos muros ad aquam piscinæ veteris
36- 2 Et stetit in aquæductu piscinæ superioris
Nahum. 2- 8 Et Ninive quasi piscina aquarum aquæ ejus
Joan. 5- 2 Est autem Jerosolymis Probatica piscina
- 4 Descendebat secundum tempus in piscinam
Et qui prior descendisset in piscinam
- 7 Hominem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua, mittat me in piscinam

PISCIS.

Gen. 1-26 Præsit piscibus maris et volatilibus cœli
-28 Subjicite eam, et dominamini piscibus maris
9- 2 Om. pisces maris manui vestræ traditi sunt
Exod. 7-18 Pisces quoque, qui sunt in fluvio, morientur
-21 Et pisces, qui erant in flumine, mortui sunt
Num. 11- 5 Recordamur piscium quos comedebamus
-22 Om. pisces maris in unum congregabuntur
Deut. 4-18 Sive piscium qui sub terra morantur in aquis
3 Reg. 4-33 Et disseruit de... reptilibus, et piscibus
2 Par. 33-14 Ab introitu portæ Piscium per circuitum
2 Esdr. 3- 3 Portam a. Piscium ædificaverunt filii Asnaa
12-38 Super portam Piscium, et turrim Hananeel
13-16 In ea, inferentes pisces, et omnia venalia
Tobiæ. 6- 2 Et ecce piscis immanis exivit ad devorandum eum
- 5 Exentera hunc piscem, et cor ejus, et fel
- 7 Ut dicas mihi, quod remedium habebunt ista, quæ de pisce servare jussisti
-19 Incenso jecore piscis, fugabitur dæmonium
11- 4 Tolle tecum ex felle piscis: erit enim necess.
- 8 Statimque lini super oculos ejus ex felle isto piscis

Tobiæ. 11-13 Tunc sumens Tobias de felle piscis, linivit
12- 3 Me ipsum a devoratione piscis eripuit
Job. 12- 8 Respondebit tibi : et narrabunt pisces maris
40-26 Numquid implebis sagenas pelle ejus, et gurgustium piscium capite illius
Psal. 8- 9 Pisces maris, qui perambulant semitas maris
104-29 Convertit aquas eorum in sanguinem : et occidit pisces eorum
Eccle. 9-12 Sicut pisces capiuntur hamo, et sicut aves
Sap. 19-10 Et pro piscibus eructavit fluvius multitudinem ranarum
Isai. 19-10 Qui faciebant lacunas ad capiendos pisces
50- 2 Computrescent pisces sine aqua, et morient.
Ezech. 29- 4 Agglutinabo pisces fluminum tuor. squamis
Universi pisces tui squamis tuis adhærebunt
- 5 Et projiciam te in desertum, et omnes pisces
38-20 Et commovebuntur a facie mea pisces maris
47- 9 Erunt pisces multi satis postquam venerint
-10 Plurimæ species erunt piscium ejus, sicut pisces maris Magni, multitudinis nimiæ
Osee. 4- 3 Sed et pisces maris congregabuntur
Jonæ. 2- 1 Præparavit Dominus piscem grandem
Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus
- 2 Et oravit Jonas ad Dom...de ventre piscis
-11 Et dixit Dominus pisci : et evomuit Jonam
Habac. 1-14 Et facies homines quasi pisces maris
Soph. 1- 3 Congregans volatilia cœli et pisces maris
-10 Vox clamoris a porta Piscium, et ululatus
Matth. 7-10 Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei ?
13-47 Et ex omni genere piscium congreganti
14-17 Responderunt ei : Non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces
-19 Acceptis quinq. panibus et duobus piscibus
15-36 Et accipiens septem panes, et pisces
17-26 Et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle
Marc. 6-38 Dicunt : Quinque, et duos pisces
-41 Acceptis quinq. panibus et duobus piscibus
Et duos pisces divisit omnibus
-43 Sustulerunt reliquias, fragmentorum duodecim cophinos plenos, et de piscibus
Luc. 5- 6 Concluserunt piscium multitudin. copiosam
- 9 Stupor enim circumdederat eum, et omnes.. in captura piscium, quam ceperant
9-13 Non sunt nobis plus quam quinque panes et duo pisces
-16 Acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus
11-11 Quis autem ex vobis patrem petit panem... aut piscem ? Numquid pro pisce serpentem dabit illi ?
24-42 At illi obtulerunt ei partem piscis assi
Joan. 6- 9 Habet quinque panes hordeaceos et duos pisces
-11 Similiter et ex piscibus quantum volebant
21- 6 Jam non valebant illud trahere præ multitudine piscium
- 8 Cubitis ducentis, trahentes rete piscium
- 9 Viderunt prunas positas et piscem superp.
-10 Afferte de piscibus, quos prendidistis nunc
-11 Traxit rete in terr., plenum magnis piscibus
-13 Accipit panem, et dat eis, et piscem similiter
1 Cor. 15-39 Alia (*caro*) volucrum, alia autem piscium

PISCOR.

Jerem. 16-16 Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Dominus, et piscabuntur eos
Joan. 21- 3 Dicit eis Simon Petrus : Vado piscari

PISIDIA.

Asiæ Minoris regio, inter Phrygiam, Lycaoniam et Pamphyliam; forteque et aliquando Pamphyliæ pars. Sanctus Paulus Barnabasque sanctus pertranseuntes Pergen, venerunt Antiochiam Pisidiæ.

Act. 13-14 Venerunt Antiochiam Pisidiæ
14-23 Transeuntesq. Pisidiam, venerunt Pamphyl.

PISTICUS.

Joan. 12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici

PISTOR.

Gen. 40- 1 Duo eunuchi, pincerna regis Æg., et pistor
- 2 Alter pincernis præerat, alter pistoribus
-16 Videns pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset, ait
-20 Recordatus est inter epulas magistri pincernarum, et pistorum principis
41-10 Magistrum pistorum retrudi jussit in carc.

PISTORIA.

Gen. 40-17 Portare me o. cibos qui fiunt arte pistoria

PITTACIA.

Josue. 9- 5 Ad indic. vetustatis pittaciis consuta erant

PIUS.

2 Par. 30- 9 Pius enim et clemens est Dom. Deus vester
Judith. 7-20 Tu, quia pius es, miserere nostri
Eccli. 2-13 Quoniam pius et misericors est Deus
2 Petr. 2- 9 Novit Dominus pios de tentatione eripere
Apoc. 15- 4 Quis non... magnificabit nomen tuum ? quia solus pius es

PIX.

Exod. 2- 3 Et linivit eam bitumine ac pice
Eccli. 13- 1 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea
Isai. 34- 9 Convertentur torrentes ejus in picem
Et erit terra ejus in picem ardentem
Dan. 3-46 Et non cessabant... succendere fornacem naphtha, et stuppa, et pice, et malleolis
14-26 Tulit ergo Daniel picem, et adipem, et pilos

PLACABILIS, E.

Gen. 43-14 Omnipotens faciat vobis eum placabilem
Exod. 29-33 Ut sit placabile sacrificium, et sanctificentur
32-12 Et esto placabilis super nequitia populi tui
Levit. 19- 5 Si immolaveritis hostiam pacificorum Domino ut sit placabilis
22-29 Si immolaveritis hostiam... Domino, ut possit esse placabilis
Num. 5- 8 Offertur pro expiatione, ut sit placabilis hostia
Job. 33-26 Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit
Prov. 15- 4 Lingua placabilis, lignum vitæ
- 8 Victimæ impiorum abominabiles Domino : vota justorum placabilia
Isai. 60- 7 Offerentur super placabili altari meo
61- 2 Ut prædicarem annum placabilem Domino
Malac. 2-13 Nec accipiam placabile quid de manu vestra

PLACATIO.

Psal. 48- 8 Non dabit Deo placationem suam
1 Mac. 1-47 Prohiberent... et placationes fieri in templo

PLACENTA.

Jerem. 7-18 Ut faciant placentas reginæ cœli, et libent
44-19 Numquid sine viris nostris fecimus ei placentas ?

PLACEO.

Gen. 19- 8 Et abutimini eis sicut vobis placuerit
20-15 Ubicumque tibi placuerit, habita
23- 8 Si placet animæ vest. ut sepeliam mortuum
24-49 Sin autem aliud placet, et hoc dicite mihi
34-18 Placuit oblatio eorum Hemor et Sichem
41-37 Placuit Pharaoni consilium et cunctis min.
Exod. 33-19 Et clemens ero in quem mihi placuerit
Levit. 10-19 Quomodo potui comedere eam, aut placere Domino
26-34 Placebunt terræ sabbata sua cunctis diebus
Num. 23-27 Si forte placeat Deo ut inde maledicas eis
24- 1 Cumque vidisset Balaam quod placeret Domino ut benediceret Israëli
Deut. 1-23 Cumq. mihi sermo placuisset, misi ex vobis
6-18 Et fac quod placitum est et bonum
12-21 Et comedes in oppidis tuis, ut tibi placet
-25 Cum feceris quod placet in conspectu Dom.
-28 Quod bonum est et placitum in conspectu Domini
13-18 Ut facias quod placitum est in conspectu Do.
14-26 Et emes ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit
23-16 Habitabit tecum in loco, qui ei placuerit
-24 Comede uvas quantum tibi placuerit
33-24 Benedictus in filiis Aser, sit placens fratrib.
Josue. 22-33 Placuitque sermo cunctis audientibus
24-15 Optio vobis datur : eligite hodie quod placet
Judic. 10-15 Peccavimus, redde tu nobis quidquid tibi placet
14- 3 Hanc mihi accipe : quia placuit oculis meis
- 7 Locutus est mulieri, quæ placuerat oculis ej.
18-14 Videte quid vobis placeat
1 Reg. 2-26 Et placebat tam Domino quam hominibus
11-10 Et facietis nobis omne quod placuerit vobis
14- 7 Fac omnia quæ placent animo tuo : perge
18-20 Et nuntiatum est Saül, et placuit ei
-22 Ecce places regi, et om. servi ej. diligunt te
-26 Placuit sermo in oculis David, ut fieret gener
24- 5 Ut facias ei sicut placuerit in oculis tuis
29- 6 Usq. in diem hanc : sed satrapis non places
2 Reg. 3-19 Quæ placuerant Israëli et universo Benj.
-36 Et placuerunt eis cuncta quæ fecit rex
15-26 Si a. dixerit mihi : Non places : præsto sum
17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom, et cunctis
19- 6 Omnes nos occubuissemus, tunc placeret tibi
-27 Sicut Angelus Dei es, fac quod placitum est tibi
-38 Et ego faciam ei quidquid tibi placuerit
24-22 Et offerat Dominus meus rex, sicut placet ei
3 Reg. 3-10 Placuit ergo sermo coram Domino
9-12 Quæ dederat ei Salomon, et non placuerunt ei
-19 Quodcumq. ei placuit ut ædificaret in Jerus.
11- 6 Fecitque Salomon quod non placuerat coram Domino
14- 8 Faciens quod placitum esset in conspectu
20- 6 Quod eis placuerit, ponent in manibus suis
21- 6 Si tibi placet, dabo tibi vineam meliorem
4 Reg. 9-15 Si placet vobis, nemo egrediatur profugus
10- 3 Eligite meliorem, et eum qui vobis placuerit
- 5 Quæcumque tibi placent, fac
-30 Quod rectum erat, et placebat in oculis meis
15- 3 Fecitque quod erat placitum coram Dom.
-34 Fecitque quod erat placitum coram Dom.
16- 2 Non fecit quod erat placitum in conspectu
20- 3 Et quod placitum est coram te fecerim
22- 2 Fecitque quod placitum erat coram Dom.
1 Par. 13- 2 Ait ad omnem cœtum Israel : Si placet vobis
- 4 Placuerat enim sermo omni populo
21-23 Faciat Do. meus rex quodcumque ei placet
28- 4 Placuit ei ut me eligeret regem super cunctum Israël
29-23 Et cunctis placuit : et paruit illi omnis Israël
2 Par. 1-11 Quia hoc magis placuit cordi tuo
10- 7 Qui dixerunt ei : Si placueris populo huic
14- 2 Fecit a. Asa quod bonum et placitum erat
20-32 Faciens quæ placita erant coram Domino
24- 4 Post quæ placuit Joas ut instauraret domum
29- 2 Fecitq. quod erat placitum in consp. Dom.
-10 Nunc ergo placet mihi ut ineamus fœdus
-36 Derepente quippe hoc fieri placuerat
30- 4 Placuitque sermo regi et omni multitudini
-23 Placuitque universæ multitudini ut celebrarent
1 Esdr. 5- 5 Placuitque ut res ad Darium referretur
7-13 A me decretum est, ut cuicumque placuerit... ire in Jerusalem, tecum vadat
-18 Sed et si quid tibi et fratribus tuis placuerit
2 Esdr. 2- 5 Et si placet servus tuus ante faciem tuam
- 6 Et placuit ante vultum regis, et misit me
9-24 Ut facerent eis sicut placebat illis
Tobiæ. 11- 3 Si placet itaque tibi, præcedamus
- 4 Cumq. hoc placuisset ut irent, dixit Raphaël
14-10 Et inquirite ut faciatis quæ placita sunt illi
Judith. 2- 4 Quod dictum cum placuisset omnibus
3- 6 Et utere servitio nostro, sicut placuerit tibi
6-18 Ut sicut placuerit tibi, ita cum tuis omnibus
7-10 Et placuerunt verba hæc coram Holoferne
8-23 Sic Moyses, et omnes qui placuerunt Deo
9-16 Nec superbi ab initio placuerunt tibi
Et mansuetorum semper tibi placuit deprecatio
11- 3 Et placuit tibi ut venires ad nos
-18 Placuerunt autem omnia verba hæc
12- 6 Ut sicut placeret illi, exiret et introiret ad adorandum
-14 Quidquid autem illi placuerit, hoc mihi erit
Esth. 1-19 Si tibi placet, egrediatur edictum a facie tua
-21 Placuit consilium ejus regi et principibus
2- 4 Et quæcumque inter omnes oculis regis placuerit, ipsa regnet pro Vasthi
Placuit sermo regi : et ita, ut suggesserant, jussit fieri
- 9 Quæ placuit ei, et invenit gratiam in consp.
-13 Et ut eis placuerat, compositæ de triclinio
3- 9 Si tibi placet, decerne ut pereat
-11 Tuum sit : de populo age quod tibi placet
5- 2 Cumque vidisset Esther... placuit oculis ej.
- 4 Si regi placet, obsecro ut venias ad me hodie
- 8 Et si regi placet ut det mihi quod postulo
-14 Placuit ei consilium, et jussit excelsam parari crucem
7- 3 Et si tibi placet, dona mihi animam meam
8- 5 Et ait : Si placet regi, et si inveni gratiam
- 8 Scribite ergo Judæis, sicut vobis placet
9-13 Respondit : Si regi placet, detur potestas
14-17 Et quod..nec mihi placuerit convivium regis
Job. 1-21 Sicut Domino placuit, ita factum est
8-14 Non ei placebit vecordia sua
13- 9 Aut placebit ei quem celare nihil potest ?
34- 9 Non placebit vir Deo, etiam si cucurrerit
35- 3 Dixisti e. : Non tibi placet quod rectum est
Psal. 52- 6 Dissipavit ossa eor. qui hominibus placent
55-13 Ut placeam coram Deo in lumine viventium
68-32 Et placebit Deo super vitulum novellum
101-15 Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus
114- 9 Placebo Domino in regione vivorum
Prov. 2-10 Si... et scientia animæ tuæ placuerit
4-14 Nec tibi placeat malorum via
12-22 Qui autem fideliter agunt, placent ei
16- 7 Cum placuerint Domino viæ hominis
21- 3 Magis placet Domino, quam victimæ

Eccle. 2-26 Et congreget, et tradat ei qui placuit Deo
7-27 Qui placet Deo, effugiet illam
9- 7 Quia Deo placent opera tua
12- 1 Anni, de quibus dicas : Non mihi placent
Sap. 4-10 Placens Deo factus est dilectus
-14 Placita enim erat Deo anima illius
6- 3 Et placetis vobis in turbis nationum
9- 9 Et sciebat quid esset placitum oculis tuis
-18 Et quæ tibi placent didicerint homines
-19 Quicumque placuerunt tibi, Domine, a principio
14-19 Ille e. volens placere illi, qui se assumpsit
Eccli. 8-20 Non enim poterunt diligere, nisi quæ eis placent
9-17 Non placeat tibi injuria injustorum
Usque ad inferos non placebit impius
15-16 Et in perpetuum fidem placitam facere
-18 Bonum et malum : quod placuerit ei, dabitur illi
17-29 Et in vanitate malitiæ placuerunt
20-29 Et homo prudens placebit magnatis
-30 Qui vero placet magnatis, effugiet iniquit.
25- 1 In tribus placitum est spiritui meo
-23 Commorari leoni et draconi placebit
29-30 Minimum pro magno placeat tibi
30-24 Miserere animæ tuæ, placens Deo, et contine : congrega
37-31 Et non omni animæ omne genus placet
41-20 Et non omnia omnibus bene placent in fide
44-16 Henoch placuit Deo, et translatus est
45-23 Vidit Dominus Deus, et non placuit illi
-29 In bonitate et alacritate animæ suæ placuit
48-18 Quidam ipsorum fecerunt quod placeret Deo
-25 Nam fecit Ezechias quod placuit Deo
Isai. 30-10 Loquimini nobis placentia, videte nobis
49- 8 Dicit Dom. : In tempore placito exaudivi te
56- 7 Victimæ eorum placebunt mihi super altari
Jerem. 6-20 Et victimæ vestræ non placuerunt mihi
9-24 Hæc enim placent mihi, ait Dominus
14-10 Et non quievit, et Domino non placuit
18- 4 Sicut placuerat in oculis ejus ut faceret
27- 5 Et dedi eam ei, qui placuit in oculis meis
40- 4 Si placet tibi ut venias mecum in Babylon.
Et quo placuerit tibi ut vadas, illuc perge
Baruc. 4- 4 Quia quæ Deo placent, manifesta sunt nobis
Ezech. 20-40 Omnes, inquam, in terra, in qua placebunt
Dan. 3-40 Sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi
-99 Placuit ergo mihi prædicare
4-24 Quamobrem, rex, consilium meum placeat
6- 1 Placuit Dario, et constituit super regnum
11- 3 Et faciet quod placuerit ei
Osee. 9- 4 Non libabunt Do. vinum, et non placebunt ei
Malac. 1- 8 Offer illud duci tuo, si placuerit ei
2-17 Bonus est in consp. Do., et tales ei placent
3- 4 Et placebit Domino sacrificium Juda
1 Mac. 6-60 Et placuit sermo in conspectu regis et princ.
8-21 Et placuit sermo in conspectu eorum
-26 Neque subministrabunt triticum, arma, pecuniam, naves, sicut placuit Romanis
-28 Pecunia, naves, sicut placuit Romanis
14- 4 Et placuit illis potestas ejus, et gloria ejus
-23 Et placuit populo excipere viros gloriose
-47 Placuit ei, ut summo sacerdotio fungeretur
15-19 Placuit itaque nobis scribere regibus
2 Mac. 1-20 Et placuit Deo ut mitteretur Nehemias a rege
15-21 Sed prout ipsi placet, dat dignis victoriam
Matth. 11-26 Ita Pater : quoniam sic fuit placitum ante te
14- 6 Saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi
Marc. 6-22 Cumque... saltasset, et placuisset Herodi
Luc. 10-21 Etiam, Pater : quoniam sic placuit ante te
Joan. 8-29 Quia ego quæ placita sunt ei, facio semper
Act. 6- 5 Et placuit sermo coram omni multitudine
12- 3 Videns autem quia placeret Judæis
15-22 Tunc placuit Apostolis... eligere viros ex eis
-25 Placuit nobis collectis in unum eligere viros
Rom. 8- 8 Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt
12- 1 Ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem
14-18 Placet Deo, et probatus est hominibus
15- 1 Debemus autem nos... et non nobis placere
- 2 Unusquisque vestrum proximo suo placeat
- 3 Etenim Christus non sibi placuit
-27 Placuit enim eis : et debitores sunt eorum
1 Cor. 1-21 Placuit Deo per stultitiam prædicationis salvos facere credentes
7-32 Sollicitus est... quomodo placeat Deo
-33 Sollicitus est... quomodo placeat uxori
-34 Cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat viro
10-33 Sicut et ego per omnia omnibus placeo
2 Cor. 5- 9 Et ideo contendimus... placere illi
12-10 Propter quod placeo mihi in infirmitatibus
Galat. 1-10 An quæro hominibus placere ?
Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem
-15 Cum autem placuit ei, qui me segregavit
6-12 Quicumque enim volunt placere in carne
Ephes. 6- 6 Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi
Philip. 4-18 Hostiam acceptam, placentem Deo
Colos. 1-10 Ut ambuletis digne Deo per omnia placentes
3-20 Hoc enim placitum est in Domino
-22 Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis
1 Thes. 2- 4 Non quasi hominibus placentes, sed Deo
-15 Et nos persecuti sunt, et Deo non placent
3- 1 Placuit nobis remanere Athenis, solis
4- 1 Quemadmodum accepistis a nobis, quomodo oporteat vos ambulare, et placere Deo
2 Tim. 2- 4 Ut ei placeat, cui se probavit
Tit. 2- 9 In omnibus placentes, non contradicentes
Hebr. 10- 6 Holocautomata pro peccato non tibi placuerunt
- 8 Nec placita sunt tibi, quæ secundum legem offeruntur
-38 Si subtraxerit se, non placebit animæ meæ
11- 5 Testimonium habuit placuisse Deo
- 6 Sine fide a. impossibile est placere Deo
12-28 Per quam serviamus placentes Deo
13-21 Faciens in vobis quod placeat coram se
2 Petr. 2-10 Dominationemque contemnunt, audaces, sibi placentes
1 Joan. 3-22 Et ea, quæ sunt placita coram eo, facimus
Apoc. 17-17 Dedit in corda eorum, ut faciant quod placitum est illi

PLACITUM *et* PLACITUS.

Gen. 24-50 Non possumus extra placitum ejus quidquam aliud loqui tecum
29-28 Acquievit placito : et hebdomada transacta
30-33 Quando placiti tempus advenerit coram te
1 Reg. 13- 8 Et expectavit septem diebus juxta placitum Samuelis
-11 Et tu non veneras juxta placitos dies
20-35 Venit Jonathas in agrum juxta placitum David
2 Reg. 20- 5 Abiit ergo Amasa... et moratus est extra placitum quod ei constituerat rex
1 Esdr. 10-11 Facite placitum ejus, et separamini a pop.
Prov. 10-32 Labia justi considerant placita
Dan. 11-16 Et faciet veniens super eum juxta placitum

PLACO.

Gen. 32-20 Placabo illum muneribus quæ præcedunt
Exod. 28-38 Ut placatus sit eis Dominus
30-10 Et placabit super eo in generationibus vest.
32-14 Placatusque est Dominus ne faceret malum
Levit. 1- 3 Ad placandum sibi Dominum
14-29 Reliquam autem partem olei... mittet super caput purificati, ut placet pro eo Dom.
Josue. 22-30 Qui erant cum eo, placati sunt
1 Reg. 2-25 Si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus
13-12 Et faciem Domini non placavi
19- 6 Saül, placatus voce Jonathæ, juravit
29- 4 Quomodo e. aliter poterit placare dominum
2 Reg. 14-21 Ecce placatus feci verbum tuum
2 Par. 28-23 Quos ego placabo hostiis, et aderunt mihi
30-20 Exaudivit Dominus, et placatus est populo
Psal. 105-30 Et stetit Phinees, et placavit
Prov. 16-14 Nuntii mortis : et vir sapiens placabit eam
Eccli. 39-34 Furorem ejus qui fecit illos, placabunt
43-25 Et cogitatione sua placavit abyssum
45- 2 Et in verbis suis monstra placavit
-20 In memoriam placare pro populo suo
Isai. 19-22 Et placabitur eis, et sanabit eos
Jerem. 24- 6 Ponam oculos meos super eos ad placandum
42-10 Placatus sum super malo quod feci vobis
Ezech. 16-63 Cum placatus tibi fuero in omn. quæ fecisti
24-14 Non transeam, nec parcam, nec placabor
43-27 Et placatus ero vobis, ait Dominus Deus
Dan. 9-19 Exaudi, Domine, placare, Domine
Mich. 6- 7 Numquid placari potest Dominus ?

PLACOR.

Eccli. 4-13 Complectentur placorem ejus
39-23 Quoniam in præcepto ipsius placor fit

PLAGA.

Gen. 4-16 Profugus... ad Orientalem plagam Eden
13- 1 Et Lot cum eo, ad Australem plagam
25- 6 Separavit eos... ad plagam Orientalem
Exod. 26-22 Ad Occidentalem vero plagam tabernaculi facies sex tabulas
-27 Ejusdem numeri ad Occidentalem plagam
27- 9 In cujus Australi plaga contra Meridiem
Exod. 36-23 Viginti ad plagam Meridianam erant
-25 Ad plagam quoq. tabernaculi... fecit viginti
-32 Quinq. alios vectes ad Occidentalem plagam
38- 9 In cujus Australi plaga erant tentoria
-11 Æque ad Septentrionalem plagam tentoria
-12 In ea vero plaga... fuerunt tentoria
40-20 Ad plagam Septentrionalem extra velum
Levit. 1-16 Plumas projiciet prope altare ad Orientalem plagam
Num. 2-10 Ad Meridianam plagam erit princeps Elisur
-18 Ad Occidentalem plagam erunt castra
3-29 Castrametabuntur ad Meridianam plagam
-35 In plaga Septentrionali castrametabuntur
-38 Castrametabuntur... ad Orientalem plagam
10- 5 Movebunt castra primi qui sunt ad Orientalem plagam
13-18 Ascendite per Meridianam plagam
21-11 Quæ respicit Moab contra Oriental. plagam
32-19 Possessionem in Orientali ejus plaga
34- 4 Qui circuibunt Australem plagam
- 6 Plaga a. Occidentalis a mari Magno incipiet
- 7 Ad Septentrionalem plagam... termini incipient
-10 Metabuntur fines contra Orientalem plagam
-15 Contra Jericho ad Orientalem plagam
35- 5 Septentrion. plaga æquali termino finietur
Deut. 4-41 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-49 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
Josue. 4-19 In Galgalis contra Orientalem plagam urbis
5- 1 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
8- 9 Ad Occidentalem plagam urbis Hai
-11 Steterunt ad Septentrionalem urbis plagam
-13 Occidentalem plagam urbis attingerent
11-16 Cepit itaq. Josue... et Occidentalem plagam
12- 1 Oriental. plagam quæ respicit solitudinem
- 3 Mare salsissimum, ad Orientalem plagam
- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
13- 8 Trans fluenta Jordanis ad Oriental. plagam
-27 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-32 Contra Jericho ad Orientalem plagam
15- 1 Usque ad extremam partem Australis plagæ
- 4 Hic erit finis Meridianæ plagæ
18- 5 Judas sit in terminis suis ab Australi plaga
- 7 Trans Jordanem ad Orientalem plagam
-12 Juxta latus Jericho Septentrionalis plagæ
-14 Hæc est plaga contra mare ad Occidentem
-16 Est contra Septentrionalem plagam
-19 In fine Jordanis ad Australem plagam
19- 8 Beer Ramath contra Australem plagam
-13 Pertransit usque ad Orientalem plagam
20- 8 Contra Orientalem plagam Jericho, statuerunt Bosor
22- 7 Trans Jordanem ad Occidentalem plagam
Judic. 2- 9 A Septentrionali plaga montis Gaas
7- 1 Ad Septentrionalem plagam collis excelsi
11-18 Venitque contra Orientalem plagam
20-43 Prostrati sunt ad Orientalem plagam urbis Gabaa
21-19 Et ad Orientalem plagam viæ
1 Reg. 30-14 Nos erupimus ad Australem plagam Cerethi
4 Reg. 10-33 A Jordane contra Orientalem plagam
1 Par. 5- 9 Contra Orientalem quoq. plagam habitavit
-10 In omni plaga, quæ respicit ad Orientem
7-28 Ad Occidentalem plagam Gazer et filiæ ejus
12-15 In vallibus ad Orientalem plagam
26-14 Sortito obtigit plaga Septentrionalis
2 Par. 5-12 Stantes ad Orientalem plagam altaris
Isai. 10-26 Juxta plagam Madian in petra Oreb
11-12 Dispersos Juda colliget a quatuor plagis
Jerem. 49-36 Quatuor ventos a quatuor plagis cœli
Ezech. 7- 2 Venit finis super quatuor plagas terræ
47-15 Ad plagam Septentrionalem a mari
-17 Terminus Emath plaga Septentrionalis
-18 Porro plaga Orientalis de medio Auran
Metiemini etiam plagam Orientalem
-19 Plaga autem Australis Meridiana a Thamar
Et hæc est plaga ad Meridiem Australis
-20 Et plaga maris, mare Magnum
Donec venias Emath : hæc est plaga maris
48- 1 Et erit ei plaga Orientalis mare, Dan una
- 2 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Aser una
- 3 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Nephthali una
- 4 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Manasse una
- 5 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Ephraïm una
- 6 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Ruben una
- 7 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Juda una
- 8 A plaga Orientali usque ad plagam maris, erunt primitiæ... sicuti singulæ partes a plaga Orientali usque ad plagam maris

Ezech. 48-16 Et hæ mensuræ ejus : ad plagam Septentrionalem, quingenta et quatuor millia : et ad plagam Meridianam, quingenta et quatuor millia : et ad plagam Orientalem, quingenta et quatuor millia : et ad plagam Occidentalem, quingenta et quatuor millia
-23 A plaga Orientali usque ad plagam Occidentalem, Benjamin una
-24 A plaga Orientali usque ad plagam Occidentalem, Simeon una
-25 A plaga Orientali usque ad plagam Occidentalem, Issachar una
-26 A plaga Orientali usque ad plagam Occidentalem, Zabulon una
-27 A plaga Orientali usque ad plagam maris, Gad una
-28 Super terminum Gad, ad plagam Austri
-30 Hi egressus civitatis : A plaga Septentrionali quingentos
-32 Et ad plagam Orientalem, quingentos
-33 Et ad plagam Meridianam, quingentos
-34 Et ad plagam Occidentalem, quingentos
Amos. 3-12 Qui habitant in Samaria in plaga lectuli

PLAGA, *malum pœnæ.*

Gen. 12-17 Flagellavit a. Do. Pharaon. plagis maximis
Exod. 9-14 Mittam omnes plagas meas super cor tuum
11- 1 Adhuc una plaga tangam Pharaonem
12-13 Nec erit in vobis plaga disperdens
30-12 Non erit plaga in eis cum fuerint recensiti
Levit. 13- 2 Quasi lucens quippiam, id est, plaga lepræ
- 3 Plaga lepræ est, et ad arbitrium ejus separabitur
- 9 Plaga lepræ si fuerit in homine, adducetur
-20 Plaga enim lepræ orta est in ulcere
-25 Quia plaga lepræ in cicatrice orta est
-26 Nec humilior plaga carne reliqua
-28 Plaga combustionis est, et idcirco mundab.
-32 Locus plagæ carni reliquæ æqualis
14-34 Si fuerit plaga lepræ in ædibus
-35 Quasi plaga lepræ videtur mihi esse in domo
26-21 Addam plagas vestras in septuplum
-28 Et corripiam vos septem plagis
Num. 8-19 Et orent pro eis, ne sit in populo plaga
11-33 Percussit eum plaga magna nimis
16-29 Et visitaverit eos plaga, qua et cæteri
-46 Egressa est ira a Domino, et plaga desævit
-48 Pro populo deprecatus est, et plaga cessavit
21- 6 Ad quorum plagas et mortes plurimorum
25- 8 Cessavitque plaga a filiis Israël
-18 Quæ percussa est in die plagæ
Deut. 7-19 Plagas maximas, quas viderunt oculi tui
24- 8 Observa dilig. ne incurras plagam lepræ
25- 2 Eum, qui peccavit, dignum viderint plagis
Pro mensura peccati erit et plagarum modus
28-59 Augebit Dominus plagas tuas, et plagas seminis tui, plagas magnas et perseverantes
-61 Insuper et universos languores et plagas
29-22 Videntes plagas terræ illius et infirmitates
Josue. 10-10 Contrivitque plaga magna in Gabaon
-20 Cæsis ergo adversariis plaga magna
Judic. 11-33 Percussitque... plaga magna nimis
15- 8 Percussitque eos ingenti plaga
1 Reg. 4- 8 Hi sunt dii qui perc. Ægyptum omni plaga
-10 Et facta est plaga magna nimis
5- 7 Videntes a. viri Azotii hujuscemodi plagam
6- 5 Quia plaga una fuit omnibus vobis
-19 Quod Do. percussisset plebem plaga magna
14-14 Facta est plaga prima, qua percussit Jonath.
-30 Nonne major plaga facta fuisset in Philisth.
23- 5 Et percussit eos plaga magna
2 Reg. 7-14 Et in plagis filiorum hominum
17- 9 Facta est plaga in populo qui sequebatur Absalom
18- 7 Factaque est plaga magna in die illa
24-15 Et cohibita est plaga ab Israël
3 Reg. 8-37 Omnis plaga, universa infirmitas
-38 Si quis cognoverit plagam cordis sui
20-21 Et percussit Syriam plaga magna
22-35 Fluebat a. sanguis plagæ in sinum currus
1 Par. 21-22 Ita ut quantum valet argenti accipias, et cesset plaga a populo
2 Par. 6-28 Omnisque plaga et infirmitas presserit
-29 Cognoscens plagam et infirmitatem suam
13-17 Percussit ergo eos Abia... plaga magna
21-14 Ecce Dominus percutiet te plaga magna
22- 6 Multas enim plagas acceperat in supradicto certamine
26-20 Eo quod sensisset illico plagam Domini
28- 5 Traditus est, et percussus plaga grandi
Tobiæ. 1-21 Rex Sennacherib, fugiens a Judæa plagam
2-13 Quod plaga cæcitatis evenerit ei
Judith. 5-10 Et percussit tot. terram Ægypti plagis variis
-11 Cumque... cessasset plaga ab eis
Esth. 9- 5 Percusserunt Judæi inimicos s. plaga magna
Job. 4- 5 Nunc a. venit super te plaga, et defecisti
6-21 Et modo videntes plagam meam timetis
23- 2 Et manus plagæ meæ aggravata est
Psal. 38-11 Amove a me plagas tuas
63- 8 Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum
72- 4 Et firmamentum in plaga eorum
Prov. 17-10 Plus proficit correptio apud prudentem, quam centum plagæ apud stultum
20-30 Et plagæ in secretioribus ventris
Eccli. 21- 4 Plagæ illius non est sanitas
22-27 Excepto convitio... et plaga dolosa
23-12 Et non discedet a domo illius plaga
25-17 Omnis plaga, tristitia cordis est
-18 Et om. plagam, et non plagam videbit cordis
-31 Et plaga cordis, mulier nequam
27-28 Et plaga dolosa, dolosi dividet vulnera
28-21 Flagelli plaga livorem facit : plaga autem linguæ comminuet ossa
Isai. 1- 6 Et plaga tumens non est circumligata
14- 6 Cædentem populos in indignatione, plaga insanabili
16- 7 His, qui lætantur super muros cocti lateris, loquimini plagas suas
19-22 Et percutiet Dominus Ægyptum plaga
27- 7 Numquid juxta plagam percutientis se percussit eum ?
30-26 Et percussuram plagæ ejus sanaverit
Jerem. 6- 7 Coram me semper infirmitas et plaga
10-19 Væ mihi super contritione mea, pessima plaga mea
14-17 Contritione magna contrita est virgo filia populi mei, plaga pessima vehementer
15-18 Et plaga mea desperabilis renuit curari
19- 8 Obstupescet, et sibilabit super univ. plagas
30-12 Insanabilis fractura tua, pessima plaga tua
-14 Plaga enim inimici percussi te castigatione
49-17 Stupebit, et sibilabit super omnes plagas ejus
50-13 Stupebit, et sibilabit super universis plagis ejus
Ezech. 24-16 Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile oculorum tuorum in plaga
Mich. 1- 9 Quia desperata est plaga ejus, quia venit
Nahum. 3-19 Non est obscura contritio tua, pessima est
Zach. 13- 6 Quid sunt plagæ istæ in medio manuum t.
14-12 Hæc erit plaga, qua percutiet Dominus
1 Mac. 1-32 Et percussit eam plaga magna, et perdidit
3-29 Propter dissensionem, et plagam, quam fecit
5- 3 Et percussit eos plaga magna
-34 Et percusserunt eos plaga magna
7-22 Et fecerunt plagam magnam in Israël
8- 4 Contriver., et percusserunt eos plaga magna
13-32 Et fecit plagam magnam in terra
14-36 Et inferebant plagam magnam castitati
15-29 Desolastis, et fecistis plagam magnam
-35 Ipsi faciebant in populo plagam magnam
2 Mac. 3-26 Sine intermissione multis plagis verberantes
6-30 Sed, cum plagis perimeretur, ingemuit
9- 5 Percussit eum insanabili et invisibili plaga
-11 Divina admonitus plaga, per momenta sing.
14-43 Sed, cum per festinationem non certo ictu plagam dedisset
Marc. 3-10 Ut illum tangerent quotq. habebant plagas
5-29 Et sensit corpore quia sanata esset a plaga
-34 Vade in pace, et esto sana a plaga tua
Luc. 7-21 Multos curavit a languoribus et plagis
10-30 Et plagis impositis abierunt semivivo relicto
12-48 Qui a. non cognovit, et fecit digna plagis
Act. 16-23 Et cum multas plagas eis imposuissent
-33 Et tollens eos in illa hora noctis, lavit plagas
2 Cor. 6- 5 In plagis, in carceribus, in seditionibus
11-23 In plagis supra modum, in mortibus freq.
Apoc. 9-18 Et ab his tribus plagis occisa est tertia pars
-20 Homines, qui non sunt occisi in his plagis
11- 6 Et potestatem habent... percutere terram omni plaga
13- 3 Et plaga mortis ejus curata est
-12 Bestiam primam, cujus cùrata est plaga mortis
-14 Ut faciant imaginem bestiæ, quæ habet plagam gladii, et vixit
15- 1 Habentes plagas septem novissimas
- 6 Exierunt septem Angeli habentes septem plagas
- 8 Donec consummarentur septem plagæ
16- 9 Et blasphemaverunt nomen Dei habentis potestatem super has plagas
-21 Blasphemaverunt Deum homines propter plagam grandinis
18- 4 Ut ne participes sitis delictorum ejus, et de plagis ejus non accipiatis
- 8 Ideo in una die venient plagæ ejus
21- 9 Et venit unus de septem Angelis habentibus phialas plenas septem plagis novissimis
22-18 Apponet Deus super illum plagas scriptas

PLAGATUS.

Zach. 13- 6 Et dicet : His plagatus sum in domo eorum

PLAGIARIUS.

1 Tim. 1-10 Plagiariis, mendacibus, et perjuris

PLANCTUS.

Gen. 50- 4 Expleto planctus tempore, locutus est Joseph
-10 Ubi celebrantes exequias planctu magno
-11 Dixerunt : Planctus magnus est iste Ægyptiis
Vocat. est nomen loci illius, Planctus Ægypti
Deut. 34- 8 Et completi sunt dies planctus lugentium Moysen
2 Reg. 1-17 Planxit autem David planctum hujuscemodi
Esth. 4- 3 Planctus ingens erat apud Judæos, jejunium
Psal. 29-12 Convertisti planctum m. in gaudium mihi
Sap. 18-10 Et flebilis audiebatur planctus ploratorum
Isai. 15- 2 Ascendit domus, et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo et super Medaba
22-12 Et vocabit Dominus Deus exercituum in die illa ad fletum et ad planctum
Jerem. 6-26 Luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum
7-29 Et projice, et sume in directum planctum
9-10 Assumam... super speciosa deserti planctum
-20 Et docete... unaquæque proximam suam planctum
48-32 De planctu Jazer plorabo tibi, vinea Sabama
-38 Et in plateis ejus omnis planctus
Ezech. 19- 1 Et tu assume planctum super principes Isr.
-14 Planctus est, et erit in planctum
28-11 Fili hom., leva planctum super regem Tyri
32-16 Planctus est, et plangent eum
Joel. 2-12 Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, et in fletu, et in planctu
Amos. 5- 1 Quod ego levo super vos planctum
-16 In omnibus plateis planctus
Vocabunt... ad planctum eos qui sciunt plangere
-17 Et in omnibus vineis erit planctus
8-10 Convertam.. om. cantica vestra in planctum
Mich. 1- 8 Faciam planctum velut draconum
-11 Planctum domus vicina accipiet ex vobis
Zach. 12-10 Et plangent eum planctu quasi super unig.
-11 In die illa magnus erit planctus in Jerusalem
1 Mac. 1-26 Et factus est planctus magnus in Israël
2-70 Et planxerunt eum om. Israël planctu magno
4-39 Planxerunt planctu magno, et imposuerunt
9-20 Et fleverunt eum omnis populus Israël planctu magno
13-26 Planxerunt eum omnis Israël planctu magno
Act. 8- 2 Et fecerunt planctum magnum super eum

PLANE.

Deut. 27- 8 Et scribes super lapides omnia verba legis hujus plane et lucide
Isai. 32- 4 Lingua balborum velociter loquetur et plane
Jerem. 10-19 Plane hæc infirmitas mea est, et portabo ill.

PLANGO.

Gen. 23- 2 Venitq. Abraham ut plangeret et fleret eam
Levit. 10- 6 Plangant incendium quod Dom. suscitavit
Judic. 11-37 Plangam virginitatem meam cum sodalibus
-40 Et plangant filiam Jephte Galaaditæ diebus
1 Reg. 25- 1 Et planxerunt eum, et sepelierunt eum
28- 3 Mortuus est, planxitque eum omnis Israël
30- 4 Planxerunt donec deficerent in eis lacrymæ
2 Reg. 1-12 Et planxerunt, et fleverunt, et jejunaverunt
-17 Planxit autem David planctum hujuscemodi
3-31 Et plangite ante exequias Abner
-33 Plangensque rex, et lugens Abner, ait
11-26 Audivit autem uxor Uriæ, quod mortuus esset Urias vir suus, et planxit eum
3 Reg. 13-29 Et reversus intulit in civitatem prophetæ senis, ut plangeret eum
-30 Et planxerunt eum : Heu, heu, mi frater
-31 Cumque planxissent eum, dixit ad filios suos
14-13 Et planget eum omnis Israël, et sepeliet
-18 Et planxit eum omnis Israël juxta sermon.
Job. 10-20 Ut plangam paululum dolorem meum
Eccle. 3- 4 Tempus plangendi, et tempus saltandi
12- 5 Et circuibunt in platea plangentes
Isai. 32-12 Super ubera plangite, super regione desid.
Jerem. 4- 8 Accingite vos ciliciis, plangite, et ululate
16- 4 Morientur : non plangentur, et non sepelientur
- 5 Neq. vadas ad plangendum, neq. consoleris
- 6 Non sepelientur, neque plangentur
22-10 Plangite eum qui egreditur, quia non revert.
-18 Non plangent eum : Væ frater, et væ soror
25-33 Non plangentur, et non colligentur
34- 5 Sic comburent te : et væ, Dom., plangent te
49- 3 Plangite, et circuite per sepes
Præf. in Thr. Et planxit lamentatione hac in Jerusalem
Ezech. 8-14 Ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem

Ezech. 24-16 Et non planges, neque plorabis
-23 Non plangetis neque flebitis, sed tabescetis
27-32 Et plangent te : Quæ est ut Tyrus
32-16 Planctus est, et plangent eum : filiæ gentium plangent eum : super Ægyptum et super multitudinem ejus plangent eum
Joel. 1- 8 Plange quasi virgo accincta sacco sup. virum
-13 Accingite vos, et plangite, sacerdotes, ululate
Amos. 5-16 Vocabunt... ad planctum eos qui sciunt plangere
Mich. 1- 8 Sup. hoc plangam, et ululabo : vadam spol.
Zach. 7- 5 Cum jejunaretis, et plangeretis in quinto
12-10 Plangent eum planctu quasi super unigenit.
-12 Et planget terra : familiæ et familiæ seorsum
1 Mac. 2-14 Et operuerunt se ciliciis, et planxerunt valde
-70 Et planxerunt eum omnis Isr. planctu magno
4-39 Et planxerunt planctu magno, et imposuer.
12-52 Et planxerunt Jonathan, et eos qui cum ipso fuerant
13-26 Et planxerunt eum omnis Isr. planctu magno
Matth. 11-17 Lamentavimus, et non planxistis
24-30 Et tunc plangent omnes tribus terræ
Luc. 8-52 Flebant autem omnes, et plangebant illam
23-27 Quæ plangebant, et lamentabantur eum
Apoc. 1- 7 Et plangent se sup. eum omnes tribus terræ
18- 9 Et flebunt, et plangent se super illam reges

PLANITIES.

Deut. 3-10 Omnes civitates, quæ sitæ sunt in planitie
-17 Et planitiem solitudinis, atque Jordanem
4-49 Omnem planitiem trans Jordanem ad Orientalem plagam
Josue. 11- 2 Et in planitie contra Meridiem Ceneroth
-16 Cepit.. Josue.. terramq. Gosen et planitiem
-17 Quæ ascendit Seïr usque Baalgad, per planitiem Libani subter montem Hermon
13-16 Universam planitiem, quæ ducit Medaba
18-18 Descenditque in planitiem
4 Reg. 25- 5 Comprehenditque eum in planitie Jericho
2 Mac. 14-33 Istud Dei fanum in planitiem deducam

PLANTA.

Gen. 25-25 Alter egrediens, plantam fratris tenebat
Deut. 28-35 Sanarique non possis a planta pedis usque ad verticem tuum
Job. 2- 7 A planta pedis usque ad verticem ejus
18- 9 Tenebitur planta illius laqueo, et exardescet
Prov. 6-28 Ut non comburantur plantæ ejus
Eccli. 12-18 Et quasi adjuvans suffodiet plantas tuas
26-23 Pedes firmi super plantas stabilis mulieris
Isai. 1- 6 A planta pedis usque ad verticem, non est in eo sanitas
Jerem. 13-22 Pollutæ sunt plantæ tuæ
Ezech. 1- 7 Planta pedis eor. quasi planta pedis vituli
Malac. 4- 3 Cum fuerint cinis sub planta pedum vestr.
Act. 3- 7 Protinus consolidatæ sunt bases ejus et plantæ

PLANTARIUM.

Dan. 2-41 Quod tamen de plantario ferri orietur

PLANTATIO.

1 Par. 4-23 Hi sunt figuli habitantes in plantationibus
Psal. 143-12 Quorum filii, sicut novellæ plantationes
Eccli. 24-18 Et quasi plantatio rosæ in Jericho
-42 Rigabo hortum meum plantationum
50-13 Quasi plantatio cedri in monte Libano
Isai. 17-10 Propterea plantabis plantationem fidelem
-11 In die plantationis tuæ labrusca, et mane
60-21 Germen plantationis meæ, opus manus meæ
61- 3 Plantatio Domini ad glorificandum
Dan. 11- 7 Et stabit de germine radicum ejus plantatio
Matth. 15-13 Ait : Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus cœlestis, eradicabitur

PLANTO.

Gen. 2- 8 Plantaverat a. Dominus Deus paradisum
9-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram, et plantavit vineam
21-33 Abraham vero plantavit nemus in Bersabee
Exod. 15-17 Et plantabis in monte hæreditatis tuæ
Levit. 19-23 Quando.. plantaveritis in ea ligna pomifera
Deut. 6-11 Vineta et oliveta, quæ non plantasti
16-21 Non plantabis lucum et omnem arborem
20- 6 Quis est homo qui plantavit vineam ?
28-30 Plantes vineam, et non vindemies eam
-39 Vineam plantabis, et fodies : et v. non bibes
Josue. 24-13 Dedique vobis... vineas et oliveta, quæ non plantastis
2 Reg. 7-10 Et plantabo eum, et habitabit sub eo
3 Reg. 16-33 Plantavit lucum : et addidit Achab in opere
4 Reg. 19-29 Plantate vineas, et comedite fructum earum
1 Par. 17- 9 Plantabitur, et habitabit in eo
Job. 14- 9 Et faciet comam quasi cum primum plantatum est
Psal. 1- 3 Quod plantatum est secus decursus aquar.
43- 3 Manus tua gentes disperdidit, et plantasti
79- 9 Ejecisti gentes, et plantasti eam
-10 Plantasti radices ejus, et implevit terram
-16 Et perfice eam, quam plantavit dextera tua
91-14 Plantati in domo Domini, in atriis domus Dei nostri florebunt
93- 9 Qui plantavit aurem, non audiet ?
103-16 Saturabuntur.. cedri Libani, quas plantavit
106-37 Seminaverunt agros, et plantaverunt vineas
Prov. 31-16 De fructu manuum suar. plantavit vineam
Eccle. 2- 4 Ædificavi mihi domos, et plantavi vineas
3- 2 Tempus plantandi, et tempus evellendi quod plantatum est
Eccli. 10-18 Et plantavit humiles ex ipsis gentibus
39-17 Obaudite me, divini fructus, et quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificate
43-25 Et plantavit in illa Dominus insulas
Isai. 5- 2 Lapid. elegit ex illa, et plantavit eam electam
17-10 Propterea plantabis plantationem fidelem
37-30 Plantate vineas, et comedite fructum earum
40-24 Et quidem neque plantatus, neque satus
44-14 Plantavit pinum, quam pluvia nutrivit
51-16 Protexi te, ut plantes cœlos, et fundes terr.
65-21 Plantabunt vineas, et comedent fructus ear.
-22 Non plantabunt, et alius comedet
Jerem. 1-10 Disperdas, et dissipes, et ædifices, et plantes
2-21 Ego autem plantavi te vineam electam
11-17 Et Dominus exercituum, qui plantavit te
12- 2 Plantasti eos, et radicem miserunt
18- 9 Et subito loquar de gente et de regno, ut ædificem et plantem illud
24- 6 Et plantabo eos, et non evellam
29- 5 Plantate hortos, et comedite fructum eor.
-28 Et plantate hortos, et comedite fructus eor.
31- 5 Adhuc plantabis vineas in montibus Samar. Plantabunt plantantes., et donec tempus veniat
-28 Vigilabo super eos ut ædificem, et plantem
32-41 Et plantabo eos in terra ista in veritate
35- 7 Et vineas non plantabitis, nec habebitis
42-10 Plantabo, et non evellam : jam enim placatus sum
45- 4 Ego destruo : et quos plantavi, ego evello
Ezech. 17- 8 In terra bona sup. aquas multas plantata est
-10 Ecce plantata est : ergo-ne prosperabitur ?
-22 Plantabo super montem excelsum et emin.
-23 In monte sublimi Israël plantabo illud
19-10 In sanguine tuo super aquam plantata est
28-26 Et ædificabunt domos, et plantabunt vineas
36-36 Ædificavi dissipata, plantavique inculta
Amos. 5-11 Vineas plantabitis amantiss., et non bibetis
9-14 Plantabunt vineas : et bibent vinum earum
-15 Et plantabo eos super humum suam
Mich. 1- 6 Ponam Samariam quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea
Soph. 1-13 Et plantabunt vineas, et non bibent vinum
1 Mac. 3-56 Et sponsabant uxores, et plantabant vineas
Matth. 15-13 Ait : Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus cœlestis, eradicabitur
21-33 Erat paterfamilias, qui plantavit vineam
Luc. 13- 6 Arborem fici habebat quidam plantatam
17-28 Emebant, et vendebant : plantabant, et ædificabant
20- 9 Homo plantavit vineam, et locavit eam
1 Cor. 3- 6 Ego plantavi, Apollo rigavit
- 7 Neque qui plantat est aliquid, neq. qui rigat
- 8 Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt
9- 7 Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit ?

PLANUS, A, UM.

Num. 33-49 Ad Abelsatim in planioribus locis Moabit.
Josue. 4-13 Incedebant per plana atq. campestria urbis
12- 8 Tam in montanis quam in planis atq. camp.
Judic. 1-34 Nec dedit eis locum ut ad planiora descend.
Isai. 40- 4 Et erunt prava in directa et aspera in vias planas
49- 9 Pascentur, et in omnibus planis pascua eor.
62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
Ezech. 47- 8 Et descendunt ad plana deserti, intrabunt mare
Zach. 4- 7 Quis tu, mons magne, coram Zorobabel ? in planum
Luc. 3- 5 Erunt prava in directa, et aspera in vias planas

PLASMO.

4 Reg. 19-25 Ex diebus antiquis plasmavi illud
Job. 10- 8 Et plasmaverunt me totum in circuitu
Psal. 73-17 Æstatem et ver tu plasmasti ea
118-73 Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt me
Eccli. 33-13 In manu ipsius, plasmare illud et disponere
Isai. 37-26 Ex diebus antiquis ego plasmavi illud

PLASTES.

Isai. 41-25 Et velut plastes conculcans humum
44- 9 Plastæ idoli omnes nihil sunt
45-11 Hæc dicit Dom. sanctus Israël, plastes ejus
-18 Ipse Deus formans terram, et faciens eam, ipse plastes ejus

PLATANUS.

Gen. 30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides, et amygdalinas, et ex platanis
Eccli. 24-19 Et quasi platanus exaltata sum juxta aquam
Ezech. 31- 8 Et platani non fuerunt æquæ frondibus illius

PLATEA.

Gen. 10-11 Et ædificavit Niniven et plateas civitatis
19- 2 Dixerunt : Minime, sed in platea manebimus
Deut. 13-16 Congregabis in medio platearum ejus
Judic. 19-15 Quo cum intrassent, sedebant in platea
-17 Vidit senex sedentem hominem cum sarcinulis suis in platea civitatis
-20 Tantum, quæso, ne in platea maneas
2 Reg. 21-12 Qui furati fuerant ea de platea Bethsan
22-43 Quasi lutum platearum comminuam eos
3 Reg. 20-34 Plateas fac tibi in Damasco, sicut fecit pater
2 Par. 29- 4 Et congregavit eos in plateam Orientalem
32- 6 Convocavit universos in platea portæ civit.
1 Esdr. 10- 9 Et sedit omnis populus in platea domus Dei
2 Esdr. 3- 8 Et dimiserunt Jerusalem usque ad murum plateæ latioris
8- 1 Ad plateam quæ est ante portam Aquarum
- 3 Legit.. in platea quæ erat ante portam Aq.
-16 Feceruntq. sibi tabernacula.. in platea portæ Aquarum, et in platea portæ Ephraim
Tobiæ. 2- 3 Unum ex filiis Isr. jugulatum jacere in platea
13-22 Ex lapide candido et mundo omnes plateæ ejus sternentur
Esth. 4- 1 Et in platea mediæ civitatis voce magna clamabat
- 6 Ivit ad Mardochæum stantem in platea
6- 9 Et per plateam civitatis incedens clamet
-11 Indutumque Mardoch. in platea civitatis
Job. 18-17 Et non celebretur nomen ejus in plateis
29- 7 Et in platea parabant cathedram mihi
Psal. 17-43 Ut lutum platearum delebo eos
54-12 Non defecit de plateis ejus usura, et dolus
143-14 Neque transitus neque clamor in plateis eor.
Prov. 1-20 Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem
5-16 Et in plateis aquas tuas divide
7- 8 Qui transit per plateam juxta angulum
-12 Nunc in plateis, nunc juxta angulos insidians
22-13 In medio platearum occidendus sum
Eccle. 12- 4 Et claudent ostia in platea, in humilitate
- 5 Et circuibunt in platea plangentes
Cant. 3- 2 Per vicos et plateas quæram quem diligit anima mea
Eccli. 9- 7 Nec oberraveris in plateis illius
23-30 Hic in plateis civitatis vindicabitur
24-19 Exaltata sum juxta aquam in plateis
Isai. 5-25 Quasi stercus in medio platearum
10- 6 In conculcationem quasi lutum platearum
15- 3 In plateis ej. o. ululatus descendit in fletum
24-11 Clamor erit super vino in plateis
59-14 Quia corruit in platea veritas
Jerem. 5- 1 Quærite in plateis ejus, an inveniatis virum
7-17 In civitatibus Juda, et in plateis Jerusalem
-34 Quiescere faciam... et de plateis Jerusalem, vocem gaudii
9-21 Disperdere parvulos deforis, juvenes de plateis
44- 6 Succensa est... et in plateis Jerusalem
-17 In urbibus Juda, et in plateis Jerusalem
-21 In civitatibus Juda, et in plateis Jerusalem
48-38 Et in plateis ejus, omnis planctus
49-26 Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus
50-30 Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus
Thren. 2-11 Deficeret parvulus et lactens in plateis opp.
-12 Deficerent quasi vulnerati in plateis civitat.
4- 1 Lapides sanctuarii in capite omnium platearum
- 8 Et non sunt cogniti in plateis
-14 Erraverunt cæci in plateis, polluti sunt
-18 Lubricaverunt vestigia nostra in itinere platearum nostrarum
Ezech. 16-24 Et fecisti tibi prostibulum in cunctis plateis
-31 Et excelsum tuum fecisti in omni platea
26-11 Conculcabit omnes plateas tuas
28-23 Immittam ei pestilentiam et sang. in plateis
41- 7 Platea erat in rotundum, ascendens sursum
Dan. 9-25 Rursum ædificabitur platea, et muri
Amos. 5-16 In omnibus plateis planctus
Mich. 7-10 Erit in conculcationem ut lutum platearum
Nahum. 2- 4 Quadrigæ collisæ sunt in plateis
Zach. 8- 4 Habitabunt senes et anus in plateis Jerusal.

Zach. 8- 5 Plateæ civitatis complebuntur infantibus et puellis, ludentibus in plateis ejus
9- 3 Coacervavit.. et aurum ut lutum platearum
1 Mac. 1-58 In plateis incendebant thura, et sacrificab.
2- 9 Trucidati sunt senes ejus in plateis
14- 9 Seniores in plateis sedebant omnes
2 Mac. 3-19 Mulieres... per plateas confluebant
10- 2 Alienigenæ per plateas extruxerant
Matth. 6- 5 Et in angulis platearum stantes orare
12-19 Neque audiet aliquis in plateis vocem ejus
Marc. 6-56 In plateis ponebant infirmos, et deprecabantur eum
Luc. 10-10 Exeuntes in plateas ejus, dicite
13-26 Et in plateis nostris docuisti
14-21 Exi cito in plateas et vicos civitatis
Act. 5-15 Ita ut in plateas ejicerent infirmos
Apoc. 11- 8 Corpora eorum jacebunt in plateis civitatis
21-21 Et platea civitatis aurum mundum
22- 2 In medio plateæ ejus... lignum vitæ

PLAUDO.

4 Reg. 11-12 Et plaudentes manu, dixerunt : Vivat rex
Psal. 46- 2 Omnes gentes, plaudite manibus
97- 8 Flumina plaudent manu
Prov. 17-18 Stultus homo plaudet manibus
Eccli. 12-19 Caput suum movebit, et plaudet manu
Isai. 3-16 Nutibus oculorum ibant, et plaudebant
55-12 Et omnia ligna regionis plaudent manu
Thren. 2-15 Plauserunt super te manibus omnes
Ezech. 21-12 Traditi sunt... idcirco plaude super femur
-17 Quin et ego plaudam manu ad manum
25- 6 Pro eo quod plausisti manu, et percussisti

PLAUSTRUM.

Gen. 45-19 Præcipe etiam ut tollant plaustra de terra
-21 Quibus dedit Joseph plaustra
-27 Cumque vidisset plaustra, et universa quæ miserat
46- 5 In plaustris quæ miserat Pharao
Num. 7- 3 Sex plaustra tecta cum duodecim bobus
Unum plaustrum obtulere duo duces
- 6 Cum suscepisset Moyses plaustra et boves
- 7 Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson
- 8 Quatuor alia plaustra et octo boves dedit
- 9 Filiis a. Caath non dedit plaustra et boves
1 Reg. 6- 7 Arripite et facite plaustrum novum unum
Jungite in plaustro, et recludite vitulos
- 8 Arcam Domini, et ponetis in plaustro
-10 Duas vaccas... junxerunt ad plaustrum
-11 Posuerunt arcam Dei super plaustrum
-14 Et plaustrum venit in agrum Josue
Et conciderunt ligna plaustri
2 Reg. 6- 3 Imposuerunt arcam Dei super plaustrum
Oza a. et Ahio..minabant plaustrum novum
24-22 Et plaustrum et juga boum in usum lignor.
1 Par. 13- 7 Arcam Dei super plaustrum novum
Oza a. et frater ejus minabant plaustrum
Isai. 5-18 Et quasi vinculum plaustri peccatum
25-10 Sicuti teruntur paleæ in plaustro
28-27 Nec rota plaustri super cyminum circuibit
-28 Neque vexabit eum rota plaustri
41-15 Posui te quasi plaustrum triturans novum
Amos. 1- 3 Quod trituraverint in plaustris ferreis Gal.
2-13 Sicut stridet plaustrum onustum fœno

PLAUSUS.

Judith. 14-13 Et plausum fecit manibus suis

PLEBS.

Gen. 23-13 Locutus est ad Ephron circumstante plebe
Exod. 11- 2 Dices ergo omni plebi, ut postulet vir
18-14 Quid est hoc quod facis in plebe?
-26 Qui judicabant plebem omni tempore
19-11 Descendet Dominus coram omni plebe
24- 3 Et narravit plebi omnia verba Domini
33- 8 Surgebat universa plebs, et stabat
Levit. 16-24 Obtulerit holocaustum suum ac plebis
Num. 15-26 Dimittetur universæ plebi filiorum Israel
1 Reg. 6-19 Percussit... et quinquaginta millia plebis
Eo quod Dominus percussisset plebem
2 Par. 35-13 Et festinato distribuerunt universæ plebi
2 Esdr. 11- 1 Reliqua vero plebs misit sortem
Esth. 10- 3 Et acceptabilis plebi fratrum suorum
Psal. 13- 4 Qui devorant plebem meam sicut escam
- 7 Cum averterit Do. captivitatem plebis suæ
21- 7 Opprobrium hominum, et abjectio plebis
27- 8 Dominus fortitudo plebis suæ : et protector
44-13 Deprecabuntur : omnes divites plebis
52- 5 Qui devorant plebem meam
- 7 Cum converterit Deus captivitatem plebis s.
67-36 Dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ
84- 3 Remisisti iniquitatem plebis tuæ
- 7 Et plebs tua lætabitur in te
- 9 Quoniam loquetur pacem in plebem suam
Psal. 88-20 Et exaltavi electum de plebe mea
93-14 Quia non repellet Dominus plebem suam
105-32 Et exaltent eum in ecclesia plebis
Prov. 14-28 Et in paucitate plebis ignominia principis
30-26 Lepusculus, plebs invalida
Eccli. 35-25 Donec judicet judicium plebis suæ
36-11 Qui pessimant plebem tuam, inveniant perditionem
-14 Miserere plebi tuæ, super quam invocatum
37-26 Vir sapiens plebem suam erudit
41-22 A synagoga et plebe de iniquitate
42-11 Et objectione plebis, et confundat te
Jerem. 39-10 De plebe pauperum... dimisit Nabuzardan
44-20 Dixit... et adversum universam plebem
1 Mac. 15-40 Cœpit irritare plebem, et conculcare Jud.
Matth. 27-64 Et dicant plebi : Surrexit a mortuis
Luc. 1-17 Parare Domino plebem perfectam
-21 Et erat plebs expectans Zachariam
-68 Visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ
-77 Ad dandam scientiam salutis plebi ejus
2-32 Et gloriam plebis tuæ Israel
6-17 Et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa
7- 1 Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis
-16 Et quia Deus visitavit plebem suam
18-43 Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo
19-47 Principes plebis quærebant illum perdere
20- 6 Ex hominibus, plebs universa lapidabit nos
- 9 Cœpit a. dicere ad plebem parabolam hanc
-26 Et non potuerunt verbum ejus reprehendere coram plebe
22- 2 Quærebant.. quomodo Jesum interficerent : timebant vero plebem
-66 Convenerunt seniores plebis et principes
23-13 Convocatis... et magistratibus, et plebe
Act. 2-47 Et habentes gratiam ad omnem plebem
3-23 Quæ non audierit.. exterminabitur de plebe
4-10 Notum sit omnibus vobis et omni plebi Isr.
5-12 Fiebant signa et prodigia multa in plebe
-20 Loquimini in templo plebi omnia verba vitæ
-34 Legisdoctor honorabilis universæ plebi
6-12 Commoverunt itaque plebem et seniores
10- 2 Faciens eleemosynas multas plebi
12-11 Eripuit me... de o. expectatione plebis Jud.
13-15 Si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite
-17 Deus plebis Israël elegit patres nostros
Et plebem exaltavit cum essent incolæ in terra Ægypti
-31 Qui usque nunc sunt testes ejus ad plebem
16-22 Et cucurrit plebs adversus eos
17- 8 Concitaverunt autem plebem et principes
21-40 Stans in gradibus annuit manu ad plebem
28-17 Nihil adversus plebem faciens aut morem
Rom. 9-25 Vocabo non plebem meam, plebem meam
-26 Ubi dictum est eis : Non plebs mea vos
11- 2 Non repulit Deus plebem suam, quam præscivit
15-10 Dicit : Lætamini, gentes, cum plebe ejus

PLECTA.

3 Reg. 7-29 Inter coronulas et plectas, leones et boves

PLECTO.

Deut. 21-22 Peccaverit homo quod morte plectendum est
Judic. 16-13 Crines capitis mei cum licio plexueris
Matth. 27-29 Et plectentes coronam de spinis, posuerunt
Marc. 15-17 Imponunt ei plectentes spineam coronam
Joan. 19- 2 Plectentes coronam de spinis, imposuerunt

PLEIADES.

Stellæ sunt septem caudæ Tauri inhærentes.

Job. 38-31 Conjungere valebis micantes stellas Pleïadas?

PLENITUDO.

Deut. 33-16 Et de frugibus terræ, et de plenitudine ejus
1 Par. 16-32 Tonet mare, et plenitudo ejus
Psal. 23- 1 Domini est terra, et plenitudo ejus
49-12 Meus est enim orbis terræ, et plenitudo ej.
88-12 Orbem terræ et plenitudinem ej. tu fundasti
95-11 Commoveatur mare, et plenitudo ejus
97- 7 Moveatur mare, et plenitudo ejus
Prov. 19-23 Et in plenitudine commorabitur
Eccli. 1-20 Plenitudo sapientiæ est timere Deum
Et plenitudo a fructibus illius
24- 3 Et in plenitudine sancta admirabitur
-16 Et in plenitudine sanctorum detentio mea
35-23 Donec tollat plenitudinem superborum
Isai. 34- 1 Audiat terra, et plenitudo ejus
42-10 Qui descenditis in mare, et plenitudo ejus
Jerem. 5-24 Qui dat... plenitudinem annuæ messis
8-16 Devoraverunt terram et plenitudinem ejus
47- 2 Operient terram et plenitudinem ejus
Ezech. 19- 7 Desolata est terra, et plenitudo ejus
Ezech. 30-12 Dissipabo terram et plenitudinem ejus
32-15 Deseretur autem terra a plenitudine sua
Mich. 1- 2 Attendat terra, et plenitudo ejus
2 Mac. 6-14 In plenitudine peccatorum puniat
Matth. 9-16 Tollit enim plenitudinem ejus a vestimento
Joan. 1-16 De plenitudine ejus nos omnes accepimus
Rom. 11-12 Quanto magis plenitudo eorum?
-25 Donec plenitudo gentium intraret
13-10 Plenitudo ergo legis est dilectio
1 Cor. 10-26 Domini est terra, et plenitudo ejus
2 Cor. 8-20 Ne quis nos vituperet in hac plenitudine
Galat. 4- 4 Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum
Ephes. 1-10 In dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia
-23 Quæ est corpus ipsius, et plenitudo ejus
3-19 Ut impleamini in omnem plenitudinem Dei
4-13 In mensuram ætatis plenitudinis Christi
Colos. 1-19 Complacuit, omn. plenitudinem inhabitare
2- 2 In omnes divitias plenitudinis intellectus
- 9 In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis
1 Thes. 1- 5 In Spiritu sancto, et in plenitudine multa
Hebr. 10-22 Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei

PLENIUS, PLENISSIME.

Tobiæ. 8-19 Fac eos, Domine, plenius benedicere te
Rom. 4-21 Plenissime sciens quia quæcumque promisit, potens est et facere

PLENUS, A, UM.

Gen. 25- 8 Provectæque ætatis, et plenus dierum
27-27 Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni
35-29 Appositus est populo suo senex et plenus dierum
41- 5 Sept. spicæ pullulabant in culmo uno plenæ
-22 Sept. spicæ pullulabant in culmo uno plenæ
-38 Talem virum, qui spiritu Dei plenus sit
Exod. 9- 8 Tollite plenas manus cineris de camino
Levit. 2- 2 Unus tollet pugillum plenum similæ et olei
5-12 Plenum ex ea pugillum hauriens, cremabit
23-15 Obtulistis... septem hebdomadas plenas
Num. 7-13 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-14 Mortariolum ex decem siclis aureis plenum incenso
-19 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-20 Mortariolum aureum... plenum incenso
-25 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-26 Mortariolum aureum... plenum incenso
-31 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-32 Mortariolum aureum... plenum incenso
-37 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-38 Mortariolum aureum... plenum incenso
-43 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-44 Mortariolum aureum... plenum incenso
-49 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-50 Mortariolum aureum... plenum incenso
-55 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-56 Mortariolum aureum... plenum incenso
-61 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-62 Mortariolum aureum... plenum incenso
-67 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-68 Mortariolum aureum... plenum incenso
-73 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-74 Mortariolum aureum... plenum incenso
-79 Utrumque plenum simila oleo conspersa
-80 Mortariolum aureum... plenum incenso
-86 Mortariola aurea duodecim plena incenso
14-24 Caleb, qui plenus alio spiritu secutus est me
22-18 Si dederit mihi Balac plenam domum suam
24-13 Si dederit mihi Balac plenam domum suam
Deut. 6-11 Domos plenas cunctarum opum
33-23 Et plenus erit benedictionibus Domini
Judic. 16-27 Domus autem erat plena virorum
Ruth. 1-21 Egressa sum plena, et vacuam reduxit me
2-12 Et plenam mercedem recipias a Domino
1 Reg. 16-20 Tulit itaque Isaï asinum plenum panibus
2 Reg. 15-32 Scissa veste, et terra pleno capite
23-11 Erat quippe ibi ager lente plenus
3 Reg. 7-14 Artificem ærarium et plenum sapientia
4 Reg. 4- 4 Et cum plena fuerint, telles
- 6 Cumque plena fuissent vasa, dixit ad filium
6-17 Ecce mons plenus equorum et curruum
7-15 Omnis via plena erat vestibus et vasis
1 Par. 11-13 Et erat ager regionis illius plenus hordeo
23- 1 Igitur David senex et plenus dierum
29-28 Plenus dierum, et divitiis, et gloria
2 Par. 16-14 Super lectum suum, plenum aromatibus
20-24 Vidit... regionem plenam cadaveribus
24-15 Senuit autem Joïada plenus dierum
26-21 Habitavit in domo separata plenus lepra
32-17 Epistolas quoq. scripsit plenas blasphemiæ
2 Esdr. 9-25 Possederunt domos plenas cunctis bonis
Judith. 8- 7 Ac possessiones armentis boum et gregibus ovium plenas

Esth. 15-17 Et facies tua plena est gratiarum
Job. 6- 3 Unde et verba mea dolore sunt plena
- 5 Numquid... mugiet bos cum ante præsepe plenum steterit?
21-24 Viscera ejus plena sunt adipe
32-18 Plenus sum enim sermonibus
36-16 Requies a. mensæ tuæ erit plena pinguedine
42-16 Et mortuus est senex et plenus dierum
Ps. H. 10- 7 Cujus maledictione os plenum est
13- 3 Os maledictione et amaritudine plenum est
32- 5 Misericordia Domini plena est terra
47-11 Justitia plena est dextera tua
72-10 Et dies pleni invenientur in eis
74- 9 Calix in manu Dom. vini meri plenus mixto
118-64 Misericordia tua, Domine, plena est terra
143-13 Promptuaria eorum plena, eructantia
Prov. 7-20 In die plenæ lunæ reversurus est
9-13 Mulier stulta et clamosa, plenaq. illecebris
17- 1 Quam domus plena victimis cum jurgio
Eccle. 2-23 Dies ejus doloribus et ærumnis pleni sunt
4- 6 Quam plena utraque manus cum labore
8- 4 Et sermo illius potestate plenus est
12-10 Conscripsit sermones rectissimos ac veritate plenos
Cant. 5- 2 Quia caput meum plenum est rore
- 5 Et digiti mei pleni myrrha probatissima
-12 Et resident juxta fluenta plenissima
-14 Manus illius tornatiles aureæ, plenæ hyacinthis
Sap. 3- 4 Spes illorum immortalitate plena est
5-23 Et a petrosa ira plenæ mittentur grandines
11-19 Novi generis ira plenas ignotas bestias
13-13 Lignum... vorticibus plenum, sculpat
14-23 Aut insaniæ plenas vigilias habentes
17- 6 Apparebat... subitan. ignis, timore plenus
- 8 Hi cum derisu pleni timore languebant
Eccli. 1-40 Et cor tuum plenum est dolo et fallacia
19-23 Et interiora ejus plena sunt dolo
42-16 Et gloria Domini plenum est opus ejus
50- 6 Et quasi luna plena in diebus suis lucet
-20 Auctus est sonus suavitatis plenus
Isai. 1-11 Plenus sum: holocausta arietum... nolui
-15 Manus enim vestræ sanguine plenæ sunt
-21 Meretrix civitas fidelis, plena judicii
6- 3 Plena est omnis terra gloria ejus
13- 9 Veniet crudelis, et indignationis plenus
22- 2 Clamoris plena, urbs frequens
- 7 Erunt electæ valles tuæ plenæ quadrigarum
33- 4 Velut cum fossæ plenæ fuerint de eo
51-20 Pleni indignatione Domini, increpatione
Jerem. 4-12 Spiritus plenus ex his veniet mihi
5-27 Sicut decipula plena avibus
Sic domus eorum plenæ dolo
6-11 Idcirco furore Domini plenus sum
Capietur, senex cum pleno dierum
12- 6 Et clamaverunt post te plena voce
24- 1 Ecce duo calathi pleni ficis, positi ante...
35- 5 Et posui... scyphos plenos vino et calices
36-22 Posita erat arula coram eo plena prunis
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
-20 Quoniam amaritudine plena sum
Baruc. 6-16 Oculi eorum pleni sunt pulvere a pedibus
Ezech. 1-18 Totum corpus oculis plenum in circuitu
7-23 Quoniam terra plena est judicio sanguinum
Et civitas plena iniquitate
10-12 Et circuli, plena erant oculis, in circuitu
16- 7 Et eras nuda et confusione plena
-22 Quando eras nuda, et confusione plena
-39 Derelinquent te nudam plenamque ignominia
17- 3 Aquila... plena plumis et varietate, venit
23-29 Dimittent te nudam et ignominia plenam
24- 4 Femur et armum, electa et ossibus plena
28-12 Plenus sapientia, et perfectus decore
36-38 Civitates desertæ, plenæ gregibus hominum
37- 1 In medio campi, qui erat plenus ossibus
Dan. 2- 9 Fallacem et deceptione plenam
13-28 Pleni iniqua cogitatione advers. Susannam
Joel. 3-13 Et descendite, quia plenum est torcular
Mich. 6-10 Et mensura minor iræ plena
Nahum. 1-10 Consumentur quasi stipula ariditate plena
3- 1 Universa mendacii dilaceratione plena
Habac. 3- 3 Et laudis ejus plena est terra
1 Mac. 8-25 Auxilium feret gens Judæorum, prout tempus dictaverit, corde pleno
2 Mac. 2-27 Negotium plenum vigiliarum..assumpsimus
3- 6 Et nuntiavit ei, pecuniis innumerabilibus plenum esse ærarium Jerosolymis
-30 Paulo ante timore ac tumultu erat plenum
6- 4 Nam templum luxuria et comessationibus gentium erat plenum
- 5 Altare etiam plenum erat illicitis
Matth. 14-20 Duodecim cophinos fragmentorum plenos
15-37 De fragmentis, tulerunt sept. sportas plenas
23-25 Intus a. pleni estis rapina et immunditia
Matth. 23-27 Intus vero plena sunt ossibus mortuorum
-28 Intus a. pleni estis hypocrisi et iniquitate
Marc. 4-28 Ultra enim terra fructificat.. spicam, deinde plenum frumentum in spica
6-43 Et sustulerunt...duodecim cophinos plenos
8-19 Quot cophinos fragment. plenos sustulistis?
Luc. 1-28 Dixit: Ave, gratia plena: Dominus tecum
2-40 Crescebat, et confortabatur, plenus sapientia
4- 1 Jesus a. plenus Spiritu sancto regressus est
5-12 Et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum
11-39 Plenum est rapina et iniquitate
16-20 Qui jacebat ad januam ej., ulceribus plenus
Joan. 1-14 Plenum gratiæ et veritatis
16-24 Accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum
19-29 Vas ergo erat positum aceto plenum
Illi a. spongiam plenam aceto... obtulerunt
21-11 Traxit rete in terram, plenum mag. piscibus
Act. 2-13 Irridentes dicebant: Quia musto pleni s. isti
6- 3 Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu sancto
- 5 Stephanum, virum plenum fide et Sp. sancto
- 8 Stephanus a. plenus gratia et fortitudine
7-55 Cum autem esset plenus Spiritu sancto
9-36 Erat plena operibus bonis et eleemosynis
11-24 Quia erat vir bonus et plenus Spiritu sancto
13-10 Dixit: O plene omni dolo et omni fallacia
Rom. 1-29 Plenos invidia, homicidio, contentione, dolo
3-14 Quor. os maledict. et amaritud. plenum est
15-14 Quoniam et ipsi pleni estis dilectione
Colos. 4-12 Ut stetis perfecti, et pleni in o. voluntate Dei
Jacob. 3- 8 Inquietum malum, plena veneno mortifero
-17 Plena misericordia et fructibus bonis
2 Petr. 2-14 Oculos habentes plenos adulterii
1 Joan. 1- 4 Ut gaudeatis, et gaudium vestr. sit plenum
2 Joan. - 8 Sed ut mercedem plenam accipiatis
-12 Ut gaudium vestrum plenum sit
Apoc. 3- 2 Non e. invenio opera tua plena coram Deo m.
4- 6 Quatuor animalia plena oculis ante et retro
- 8 Et in circuitu et intus plena sunt oculis
5- 8 Et phialas aureas plenas odoramentorum
15- 7 Dedit septem Angelis septem phialas aureas, plenas iracundiæ Dei viventis
17- 3 Vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam, plenam nominibus blasphemiæ
- 4 Habens poculum...plenum abominatione et immunditia fornicationis ejus
21- 9 Phialas plenas septem plagis novissimis

PLICO.

Ezech. 41-24 Erant ostiola, quæ in se invicem plicabantur
Luc. 4-20 Et cum plicuisset librum, reddidit ministro

PLORATUS.

2 Reg. 13-36 Om. servi ej. fleverunt ploratu magno nimis
Jerem. 3-21 Vox in viis audita est, ploratus et ululatus
31-16 Hæc dicit Dom.: Quiescat vox tua a ploratu
Baruc. 4-23 Emisi enim vos cum luctu et ploratu
Ezech. 27-31 Et plorabunt te... ploratu amarissimo
Matth. 2-18 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus

PLORO, ATOR.

Gen. 45-15 Et ploravit super singulos
Deut. 1-45 Cumque reversi ploraretis coram Domino
1 Reg. 11- 5 Et ait: Quid habet populus quod plorat?
2 Reg. 3-16 Sequebaturq. eam vir s. plorans usq. Bahur.
15-30 Operto capite ascendebat plorans
Tobiæ. 7- 6 Osculatus est eum, et plorans supra collum ejus
Job. 2-12 Exclamantes ploraverunt, scissisq. vestibus
27-15 Et viduæ illius non plorabunt
Psal. 77-64 Ceciderunt: et viduæ eor. non plorabantur
94- 6 Et ploremus ante Dominum, qui fecit nos
Sap. 7- 3 Primam vocem similem om. emisi plorans
18-10 Et flebilis audiebatur planctus ploratorum infantium
Eccli. 7-38 Non desis plorantibus in consolatione
22-10 Supra mortuum plora, defecit enim lux ejus
Et supra fatuum plora, deficit enim sensus
-11 Modicum plora super mortuum
38-16 Et quasi dira passus incipe plorare
Isai. 16- 9 Super hoc plorabo in fletu Jazer vineam
30-19 Plorans nequaquam plorabis
Jerem. 9- 1 Et plorabo die ac nocte interfectos filiæ pop.
13-17 In abscondito plorabit anima m. a facie sup.
Plorans plorabit, et deducet ocul. m. lacrym.
31-15 Luctus, et fletus Rachel plorantis filios suos
41- 6 De Masphath, incedens et plorans ibat
48- 5 Per ascens. e. Luith plorans ascendet in fletu
-32 De planctu Jaz. plorabo tibi, vinea Sabama
Thren. 1- 2 Plorans ploravit in nocte
-16 Idcirco ego plorans, et oculus meus deducens aquas
Baruc. 1- 5 Qui audientes plorabant, et jejunabant
Ezech. 24-16 Neque plorabis, neque fluent lacrymæ tuæ
27-31 Et plorabunt te in amaritudine animæ
Joel. 2-17 Inter vestibulum et altare plorabunt sacerd.
Mich. 1-10 In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis
Matth. 2-18 Rachel plorans filios suos, et noluit consolari
Marc. 5-39 Ait illis: Quid turbamini, et ploratis?
Luc. 7-32 Lamentavimus, et non plorastis
Joan. 11-31 Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi
-33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judæos, qui venerant cum ea, plorantes
16-20 Dico vobis: Quia plorabitis, et flebitis vos
20-11 Maria a. stabat ad monument. foris, plorans
-13 Dicunt ei illi: Mulier, quid ploras?
-15 Dicit ei Jesus: Mulier, quid ploras?
Jacob. 4- 9 Miseri estote, et lugete, et plorate
5- 1 Agite nunc, divites, plorate ululantes

PLUMA.

Levit. 1-16 Et plumas projiciet prope altare
Ezech. 17- 3 Plena plumis et varietate, venit ad Libanum
- 7 Et facta est aquila altera grandis, magnis alis, multisque plumis

PLUMARIUS. *Adj. et subst.*

Exod. 26- 1 Cortinas.. variatas opere plumario facies
-31 Opere plumario et pulchra varietate contextum
-36 Et bysso retorta, opere plumarii
27-16 Et bysso retorta, opere plumarii
28-39 Facies, et balteum opere plumarii
35-35 Ut faciant opera... plumarii, de hyacintho
36-37 Byssoque retorta, opere plumarii
38-18 Et... opere plumario fecit tentorium
-23 Polymitarius atque plumarius ex hyacintho
39-28 Ac vermiculo bis tincto, arte plumaria

PLUMBEUS.

Zach. 5- 8 Et misit massam plumbeam in os ejus

PLUMBUM.

Exod. 15-10 Submersi sunt quasi plumbum in aquis
Num. 31-22 Et æs, et ferrum, et plumbum, et stannum
Job. 19-24 Plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice
Eccli. 22-17 Super plumbum quid gravabitur?
47-20 Et ut plumbum complesti argentum
Jerem. 6-29 In igne consumptum est plumbum
Ezech. 22-18 Et ferrum et plumbum in medio fornacis
-20 Congregatione argenti, et æris, et stanni, et ferri, et plumbi in medio fornacis
27-12 Stanno plumboq. repleverunt nundinas t.
Zach. 5- 7 Et ecce talentum plumbi portabatur

PLUMESCO.

Job. 39-26 Numquid per sapientiam tuam plumescit accipiter?

PLUO.

Gen. 2- 5 Non enim pluerat Do. Deus super terram
7- 4 Et post dies septem ego pluam super terram
19-24 Igitur Do. pluit super Sodomam et Gomor.
Exod. 9-18 En pluam cras hac ipsa hora grandinem
-23 Pluitq. Do. grandinem super terram Ægypti
16- 4 Ecce, ego pluam vobis panes de cœlo
3 Reg. 8-35 Et non pluerit propter peccata eorum
17- 7 Non enim pluerat super terram
Job. 20-23 Et pluat super illum bellum suum
38-26 Ut plueret super terram absque homine
Ps. L. 10- 7 Pluet super peccatores laqueos
77-24 Et pluit illis manna ad manducandum
-27 Et pluit super eos sicut pulverem carnes
Isai. 5- 6 Et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem
45- 8 Rorate, cœli, desup., et nubes pluant justum
Jerem. 14-22 Numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant?
Ezech. 38-22 Ignem et sulphur pluam super eum
Amos. 4- 7 Plui super unam civitatem, et super alteram civitatem non plui
Et pars, super quam non plui, aruit
Matth. 5-45 Et pluit super justos et injustos
Luc. 17-29 Pluit ignem et sulphur de cœlo
Jacob. 5-17 Oratione oravit ut non plueret super terram
Et non pluit annos tres, et menses sex
Apoc. 11- 6 Ne pluat diebus prophetiæ ipsorum

PLURIMUM. *Subst. et adv.*

Gen. 24-25 Palearum q. et fœni plurimum est apud nos
26-14 Armentorum et familiæ plurimum
1 Par. 18- 8 Æris plurimum, de quo fecit Salom. mare
2 Par. 9- 1 Qui portabant aromata et auri plurimum
Esth. 9- 4 Et plurimum posse cognoverant
Rom. 15-22 Et impediebar plurimum venire ad vos

PLURIMUS, A, UM.

Gen. 26- 8 Cumque pertransissent dies plurimi
33- 9 Habeo plurima, frater mi, sint tua tibi

Exod. 12-35 Et petierunt ab Ægyptiis vasa argentea et aurea, vestemque plurimam
19-21 Et pereat ex eis plurima multitudo
23- 2 Nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ
Num. 21- 6 Ad quorum plagas et mortes plurimorum
26-10 Devoravit Core, morientibus plurimis
32- 4 Et nos servi tui habemus jumenta plurima
Deut. 1- 1 Et Laban et Haseroth, ubi auri est plurimum
-10 Et estis hodie sicut stellæ cœli, plurimi
15- 6 Dominaberis nationibus plurimis
17-17 Non habebit uxores plurimas, quæ alliciant
Judic. 9-40 Cecideruntque ex parte ejus plurimi
16-24 Delevit terram nostram, et occidit plurimos
1 Reg. 2- 5 Donec sterilis peperit plurimos
13- 5 Sicut arena quæ est in littore maris plurima
2 Reg. 12- 2 Dives habebat oves et boves plurimos valde
14- 2 Ut sis quasi mulier jam plurimo tempore lugens mortuum
3 Reg. 1- 1 Habebatque ætatis plurimos dies
-19 Mactavit boves... et arietes plurimos
-25 Immolavit... et pinguia et arietes plurimos
5- 7 Qui dedit David filium sapientissimum super populum hunc plurimum
4 Reg. 7- 6 Curruum, et equorum, et exercitus plurimi
1 Par. 20- 2 Manubias quoque urbis plurimas tulit
22- 3 Ferrum q. plurimum ad clavos januarum
- 8 Sanguin. effudisti, et plurima bella bellasti
-15 Habes quoque plurimos artifices
23-11 Jaus et Baria non habuerunt plurimos filios
2 Par. 1-11 Sed nec dies vitæ plurimos (*postulasti*)
2- 9 Ut parentur mihi ligna plurima
11-23 Præbuitque eis escas plurimas
16-10 Interfecit de populo in temp. illo plurimos
18- 2 Mactavit Achab arietes et boves plurimos
26-10 In solitudine, et effodit cisternas plurimas
29-35 Fuerunt ergo holocausta plurima
30-24 Sanctificata est ergo sacerdotum plurima multitudo
31- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël
- 6 Univ. portantes, fecerunt acervos plurimos
-10 Saturati sumus, et remanserunt plurima
32- 4 Congregavit plurimam multitudinem
-27 Thesaur. sibi plurimos congregavit argenti
1 Esdr. 3-12 Plurimi etiam de sacerdotibus et Levitis... flebant
2 Esdr. 5-10 Commodavimus plurimis pecuniam
Judith. 5-22 Et plurimi eorum captivi abducti sunt
Esth. 10- 6 Et in aquas plurimas redundavit
11-10 Et in aquas plurimas redundavit
13- 2 Cum plurimis gentibus imperarem
Job. 11-19 Et deprecabuntur faciem tuam plurimi
22- 5 Et non propter malitiam tuam plurimam
26- 3 Et prudentiam tuam ostendisti plurimam
31-25 Et quia plurima reperit manus mea
Prov. 6-35 Nec suscipiet pro redemptione dona plurima
10-21 Labia justi erudiunt plurimos
14- 4 Ubi autem plurimæ segetes, ibi manifesta est fortitudo bovis
-23 Ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas
15- 6 Domus justi plurima fortitudo
19- 4 Divitiæ addunt amicos plurimos
Eccle. 5- 6 Ubi multa sunt somnia, plurimæ sunt vanitates
6-11 Verba sunt plurima... habentia vanitatem
Eccli. 3-25 Plurima enim super sensum hominum ostensa sunt tibi
16-22 Plurima illius opera sunt in absconsis
34-12 Vidi... et plurimas verborum consuetudines
45-10 Cinxit illum tintinnabulis aureis plurimis
47-29 Plurima redundaverunt peccata ipsorum
Isai. 8-15 Et offendent ex eis plurimi, et cadent
53-12 Ideo dispertiam ei plurimos
Jerem. 13- 6 Post dies plurimos, dixit Dominus ad me
50-29 Annuntiate in Babylonem plurimis
Baruc. 6- 2 Eritis ibi annis plurimis et temporib. longis
-12 Pulverem domus, qui est plurimus inter eos
Ezech. 11- 6 Plurimos occidistis in urbe hac
16-41 In te judicia in oculis mulierum plurimarum
31- 6 Habitabat cœtus gentium plurimarum
32-13 Quæ erant super aquas plurimas
39-27 Sanctificatus... in oculis gent. plurimarum
47-10 Plurimæ species erunt piscium ejus
Dan. 7- 5 Surge, comede carnes plurimas
8-25 In copia rerum omnium occidet plurimos
11-10 Congregabunt multitudinem exercituum plurimorum
-26 Et cadent interfecti plurimi
-33 Et docti in populo docebunt plurimos
-34 Et applicabuntur eis plurimi fraudulenter
-44 Ut conterat et interficiat plurimos
12- 4 Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia
Malac. 2- 8 Et scandalizastis plurimos in lege
2 Mac. 8-20 Et beneficia pro his plurima consecuti sunt
9-19 Optimis civibus Judæis plurimam salutem
Matth. 11-20 In quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus
21- 8 Plurima a. turba straverunt vestimenta sua
Marc. 10-46 Discipulis ejus, et plurima multitudine
Luc. 8- 4 Cum autem turba plurima convenirent
10-41 Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima
12-19 Habes multa bona posita in annos plurimos
Joan. 15- 8 Ut fructum plurimum afferatis
Act. 2-40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est
15-32 Verbo plurimo consolati sunt fratres
27-12 Plurimi statuerunt consilium navigare inde
2 Cor. 2-17 Non enim sumus sicut plurimi, adulterantes verbum Dei
9- 2 Vestra æmulatio provocavit plurimos
11-23 Plus ego.: in laboribus plurimis
Hebr. 11- 4 Fide plurimam hostiam Abel, quam Caïn, obtulit Deo

PLUS, PLURIS, PLURES.

Gen. 33-13 Quas si plus in ambulando fecero laborare
37- 4 Quod a patre plus cunctis filiis amaretur
Exod. 16-17 Et collegerunt, alius plus, alius minus
-18 Nec qui plus collegerat, habuit amplius
26-13 Qui plus est in sagorum longitudine
36- 5 Plus offert populus quam necessarium est
Levit. 4-22 Si... princeps, et fecerit unum e pluribus
6- 3 Et quodlibet aliud ex pluribus fecerit
25-16 Quanto plures anni remanserint
-51 Si plures fuerint anni qui remanent
Num. 11-28 Josue filius Nun... et electus e pluribus
13-19 Considerate... si pauci numero an plures
22-15 Rursum ille multo plures et nobiliores quam ante miserat, misit
-18 Ut vel plus, vel minus loquar
26-54 Pluribus majorem partem dabis
-56 Hoc vel plures accipiant, vel pauciores
33-54 Pluribus dabitis latiorem
35- 8 Ab his qui plus habent, plures auferentur
Deut. 3-19 Novi enim quod plura habeatis pecora
7-17 Plures sunt gentes istæ quam ego
Josue. 10-11 Et mortui sunt multo plures lapidibus
Judic. 8-30 Eo quod plures haberet uxores
16-30 Multoque plures interfecit moriens
2 Reg. 18- 8 Multo plures erant quos saltus consumpser.
3 Reg. 18-25 Et facite primi, quia vos plures estis
4 Reg. 6-16 Plures enim nobiscum sunt, quam cum illis
1 Par. 24- 4 Inventique sunt multo plures filii Eleazar
2 Par. 9-12 Et multo plura quam attulerat ad eum
14-11 Utrum in paucis auxilieris, an in pluribus
15- 9 Plures enim ad eum confugerant ex Israel
16- 8 Nonne Æthiopes et Libyes multo plures erant?
25- 9 Habet Dominus unde tibi dare possit multo his plura
32- 7 Plures nobiscum sunt quam cum illo
2 Esdr. 7- 2 Et timens Deum plus cæteris videbatur
Tobiæ. 2- 9 Sed Tobias plus timens Deum quam regem
9- 4 Si tardavero una die plus, contristatur anima
Esth. 8-17 Ut plures alterius gentis et sectæ... jungerentur
Prov. 15-22 Ubi vero sunt plures consiliarii, confirm.
17-10 Plus proficit correptio apud prudentem
Eccle. 6- 3 Multos annos, et plures dies ætatis habuerit
7-13 Hoc autem plus habet eruditio et sapientia
-17 Neque plus sapias quam necesse est
8-17 Et quanto plus laboraverit ad quærendum
12-12 Faciendi plures libros nullus est finis
Sap. 8-12 Sermocinante me plura, manus ori suo imponent
16-17 In aqua, quæ omnia extinguit, plus ignis valebat
Eccli. 3-22 In pluribus operibus ejus ne fueris curiosus
11-12 Plus deficiens virtute, et abundans paupertate
23-28 Oculi Domini multo plus lucidiores sunt super solem
37-17 Non est enim tibi aliud pluris illo
Jerem. 36-32 Sermones multo plures quam antea fuerant
42- 2 Quia derelicti sumus pauci de pluribus
48-36 Quia plus fecit quam potuit, idcirco perier.
Ezech. 5- 6 Ut plus esset impia quam gentes
Nahum. 1-12 Si perfecti fuerint, et ita plures
3-16 Plures fecisti negotiationes tuas quam stellæ
2 Mac. 1-36 Vocatur autem apud plures Nephi
8-30 Plures prædas diviserunt, æquam portion.
11-12 Plures a. ex eis vulnerati nudi evaserunt
Matth. 6-25 Nonne anima plus est quam esca ?
-26 Nonne vos magis pluris estis illis?
20-10 Arbitrati sunt quod plus essent accepturi
21-36 Misit alios servos plures prioribus
Marc. 6-51 Et plus magis intra se stupebant
7-36 Tanto magis plus prædicabant
12- 5 Et illum occiderunt et plures alios
-43 Vidua hæc pauper plus omnibus misit
Luc. 7-42 Donavit utrisq. Quis ergo eum plus diligit ?
-43 Æstimo quia is, cui plus donavit
12- 7 Multis passeribus pluris estis vos
-23 Anima plus est quam esca
-24 Quanto magis vos pluris estis illis
-48 Cui commendaverunt multum, plus petent
18-30 Non recipiat multo plura in hoc tempore
Joan. 4- 1 Quod Jesus plures Discipul. facit, et baptizat
-41 Et multo plures crediderunt in eum
7-31 Numquid plura signa faciet quam quæ hic facit?
15- 2 Purgabit eum, ut fructum plus afferat
21-15 Simon Joannis, diligis me plus his ?
Act. 15-35 Evangelizantes cum aliis pluribus verbum Domini
19-32 Plures nesciebant qua ex causa convenissent
24-11 Non plus sunt mihi dies quam duodecim
-17 Post annos a. plures, eleemosynas facturus
25-14 Et cum dies plures ibi demorarentur
27-20 Neq. sideribus apparentibus per plures dies
Rom. 5-15 Multo magis gratia... in plures abundavit
12- 3 Non plus sapere quam oportet sapere
1 Cor. 9-19 Me servum feci, ut plures lucrifacerem
10- 5 Non in pluribus eor. beneplacitum est Deo
2 Cor. 2- 6 Objurgatio hæc, quæ fit a pluribus
11-23 Ministri Christi sunt... plus ego
12-15 Licet plus vos diligens, minus diligar
Philip. 1-14 Et plures e fratribus in Domino confidentes
Hebr. 7-23 Alii quidem plures facti sunt sacerdotes
Jacob. 3- 1 Nolite plures magistri fieri, fratres mei
2 Joan. -12 Plura habens vobis scribere, nolui
Apoc. 2-19 Novi... opera t. novissima plura prioribus

PLUS QUAM

2 Reg. 6-22 Et vilior fiam plus quam factus sum
Esth. 2-17 Adamavit eam rex plus quam om. mulieres
Eccle. 9-17 Plus quam clamor principis inter stultos
Eccli. 39-15 Nomen derelinquet plus quam mille
Isai. 16- 6 Et indignatio ejus plus quam fortitudo ejus
Ezech. 23-11 Plus quam illa insanivit libidine
Dan. 2-30 Est in me plus quam in cunctis viventibus
3-37 Imminuti sumus plus quam omnes gentes
Osee. 6- 6 Volui... et scientiam Dei plus quam holocausta
Jonæ. 4-11 Plus quam centum viginti millia hominum
Aggæi. 2-10 Magna erit gloria domus istius novissimæ plus quam primæ
2 Mac. 10-23 Plus quam viginti millia peremit
Matth. 5-20 Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum
6-25 Nonne anima plus est quam esca : et corpus plus quam vestimentum ?
10-37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me
11- 9 Etiam dico vobis, et plus quam prophetam
12-41 Et ecce plus quam Jonas hic
-42 Et ecce plus quam Salomon hic
26-53 Et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones Angelorum
Marc. 14- 5 Venundari plus quam trecentis denariis
Luc. 7-26 Utique dico vobis, et plus quam prophetam
9-13 Non sunt nobis plus quam quinque panes
11-31 Et ecce plus quam Salomon hic
-32 Et ecce plus quam Jonas hic
12-23 Et corpus plus quam vestimentum
21- 3 Vidua hæc pauper plus quam omnes misit
Act. 23-13 Erant autem plus quam quadraginta viri
1 Cor. 15- 6 Visus est plus quam quingentis fratribus simul

PLUVIA.

Gen. 7-12 Et facta est pluvia super terram
8- 2 Et prohibitæ sunt pluviæ de cœlo
Exod. 9-33 Nec ultra stillavit pluvia super terram
-34 Videns autem Pharao quod cessasset pluvia
Levit. 26- 3 Dabo vobis pluvias temporibus suis
Deut. 11-11 De cœlo expectans pluvias
-14 Dabit pluviam terræ vestræ temporaneam
-17 Claudat cœlum, et pluviæ non descendant
28-12 Ut tribuat pluviam terræ tuæ in tempore suo
32- 2 Concrescat ut pluvia doctrina mea
1 Reg. 12-17 Invocabo Dominum, et dabit voces et pluvias
-18 Et dedit Dominus voces et pluvias in illa die
2 Reg. 1-21 Nec ros nec pluvia veniant super vos
23- 4 Et sicut pluviis germinat herba de terra
3 Reg. 8-36 Et da pluviam super terram tuam
17- 1 Si erit annis his ros et pluvia
-14 Daturus est pluviam super faciem terræ
18- 1 Ut dem pluviam super faciem terræ
-41 Et bibe : quia sonus multæ pluviæ est
-44 Descende, ne occupet te pluvia
-45 Et facta est pluvia grandis
4 Reg. 3-17 Non videbitis ventum neque pluviam
2 Par. 6-26 Si clauso cœlo pluvia non fluxerit
-27 Da pluviam terræ, quam dedisti populo tuo
7-13 Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit

1 Esdr. 10- 9 Trementes pro peccato et pluviis
-13 Quia populus multus est, et tempus pluviæ
Job. 5-10 Qui dat pluviam super faciem terræ
28-26 Quando ponebat pluviis legem
29-23 Expectabant me sicut pluviam
36-27 Qui aufert stillas pluviæ, et effundit imbres
37- 6 Qui præcipit nivi ut descendat... et hyemis pluviis
-15 Numquid scis quando præceperit Deus pluviis
38-28 Quis est pluviæ pater?
Psal. 67-10 Pluviam voluntariam segregabis, Deus
71- 6 Descendet sicut pluvia in vellus
104-32 Posuit pluvias eorum, grandinem
134- 7 Fulgura in pluviam fecit
146- 8 Operit cœlum nubibus: et parat terræ pluviam
Prov. 25-14 Nubes, et ventus, et pluviæ non sequentes
-23 Ventus Aquilo dissipat pluvias
26- 1 Quomodo nix in æstate, et pluviæ in messe
Eccle. 12- 2 Et revertantur nubes post pluviam
Sap. 16-16 Grandinibus et pluviis persecutionem passi
-22 Ignis ardensi in grandine et pluvia coruscans
Eccli. 1- 2 Pluviæ guttas et dies sæculi quis dinumeravit?
35-26 Quasi nubes pluviæ in tempore siccitatis
40-13 Sicut tonitruum magnum in pluvia personabunt
Isai. 4- 6 Erit in... absconsionem a turbine et a pluvia
30-23 Et dabitur pluvia semini tuo
44-14 Plantavit pinum, quam pluvia nutrivit
Jerem. 3- 3 Prohibitæ sunt stillæ pluviarum
5-24 Qui dat nobis pluviam temporaneam
10-13 Fulgura in pluviam facit, et educit ventum
14- 4 Quia non venit pluvia in terram
51-16 Fulgura in pluviam fecit: et produxit vent.
Baruc. 6-52 Neque pluviam hominibus dabunt
Ezech. 1-28 Arcus cum fuerit in nube in die pluviæ
34-26 In tempore suo: pluviæ benedictionis erunt
Zach. 10- 1 Petite a Dom. pluviam in tempore serotino
Faciet nives, et pluviam imbris dabit eis
Matth. 7-25 Et descendit pluvia, et venerunt flumina
-27 Et descendit pluvia, et venerunt flumina
Act. 14-16 Dans pluvias et tempora fructifera
Jacob. 5-18 Rursum oravit: et cœlum dedit pluviam

POCULUM.

Gen. 40-11 Et tradidi poculum Pharaoni
-21 Ut porrigeret ei poculum
Judic. 9-27 Inter epulas et pocula maledicebant Abimel.
Esth. 1- 7 Bibebant... aureis poculis, et aliis
Cant. 7- 2 Crater tornatilis, nunquam indigens poculis
8- 2 Et dabo tibi poculum ex vino condito
Apoc. 17- 4 Habens poculum aureum in manu sua
18- 6 In poculo quo miscuit, miscete illi duplum

PODERIS.

Sap. 18-24 In veste enim poderis... totus erat orbis
Eccli. 27- 9 Et indues quasi poderem honoris
Apoc. 1-13 Similem Filio hominis, vestitum podere

POENA.

Gen. 38-25 Quæ cum duceretur ad pœnam
Exod. 21-21 Non subjacebit pœnæ, quia pecunia illius est
Judith. 6- 6 Ut dum dignas mei gladii pœnas exceperint
Job. 9-23 Et non de pœnis innocentum rideat
10-17 Et pœnæ militant in me
16-11 Satiati sunt pœnis meis
Sap. 11- 5 Pœnas passi sunt inimici illorum
14-31 Peccantium pœna perambulat semper
18-11 Pœna servus cum domino afflictus est
Eccli. 21-11 In fine illorum inferi, et tenebræ, et pœnæ
2 Mac. 4-38 Domino illi condignam retribuente pœnam
-48 Cito ergo injustam pœnam dederunt
7-36 Tu vero judicio Dei justas superbiæ tuæ pœnas exolves
2 Thes. 1- 9 Qui pœnas dabunt in interitu æternas
1 Joan. 4-18 Quoniam timor pœnam habet
Judæ. - 7 Ignis æterni pœnam sustinentes

POENITENS.

Eccli. 12- 3 Et Altissimus... misertus est pœnitentibus
17-20 Pœnitentibus autem dedit viam justitiæ

POENITENTIA.

Levit. 5- 5 Agat pœnitentiam pro peccato
Judic. 21- 6 Ductiq. pœnitentia filii Israel super fratres.
-15 Israël egit pœnitentiam sup. interfectione..
1 Reg. 15-29 Neque enim homo est ut agat pœnitentiam
3 Reg. 8-33 Agentes pœnitentiam, et confitentes nomini tuo
-35 Pœnitentiam egerint nomini tuo
-47 Et egerint pœnitentiam in corde suo
2 Par. 6-24 Et conversi egerint pœnitentiam
-37 Egerint pœnitentiam, et deprecati te fuerint
2 Par. 7-14 Et egerit pœnitentiam a viis suis pessimis
33-12 Et egit pœnitentiam valde coram Deo
-19 Antequam ageret pœnitentiam, scripta sunt
1 Esdr. 10- 2 Et nunc, si est pœnitentia in Israel super hoc
Job. 21- 2 Audite, quæso, sermones meos, et agite pœnitentiam
24-23 Dedit ei Deus locum pœnitentiæ
42- 6 Et ago pœnitentiam in favilla et cinere
-10 Dominus quoque conversus est ad pœnitentiam Job
Sap. 5- 3 Pœnitentiam agentes, et præ angustia spiritus gementes
11-24 Dissimulas peccata hominum propter pœnitentiam
12-10 Partibus judicans dabas locum pœnitentiæ
-19 Judicans dans locum in peccatis pœnitentiæ
19- 2 Consequebantur illos pœnitentia acti
Eccli. 2-22 Si pœnitentiam non egerimus, incidemus
5-17 Super furem e. est confusio et pœnitentia
20- 4 Quam bonum est correptum manifestare pœnitentiam!
44-16 Ut det gentibus pœnitentiam
48- 8 Qui ungis reges ad pœnitentiam
49- 3 Ipse est directus divinitus in pœnitentiam gentis
Jerem. 8- 6 Nullus est qui agat pœnitentiam super peccato suo
18- 8 Si pœnitentiam egerit gens illa a malo
Agam et ego pœnitentiam super malo
-10 Pœnitentiam agam super bono, quod locutus
31-19 Convertisti me, egi pœnitentiam
Thren. 2-14 Ut te ad pœnitentiam provocarent
Ezech. 18-21 Si autem impius egerit pœnitentiam
-30 Convertimini, et agite pœnitentiam
33-14 Si... et egerit pœnitentiam a peccato suo
Matth. 3- 2 Et dicens: Pœnitentiam agite
- 8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ
-11 Baptizo vos in aqua in pœnitentiam
4-17 Pœnitentiam agite: appropinquavit enim
11-20 Quia non egissent pœnitentiam
-21 In cilicio et cinere pœnitentiam egissent
12-41 Quia pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ
21-29 Postea autem, pœnitentia motus, abiit
-32 Vos a. videntes nec pœnitentiam habuistis
27- 3 Pœnitentia ductus, retulit triginta argenteos
Marc. 1- 4 Et prædicans baptismum pœnitentiæ
6-12 Exeuntes prædicabant ut pœnitentiam agerent
Luc. 3- 3 Prædicans baptismum pœnitentiæ in remiss.
- 8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ
5-32 Non veni vocare justos, sed peccatores ad pœnitentiam
11-32 Quia pœnitentiam egerunt ad prædication.
13- 3 Nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis
- 5 Sed si pœnitentiam non egeritis... peribitis
15- 7 Gaudium erit in cœlo super uno peccatore pœnitentiam agente, quam super 99 justis, qui non indigent pœnitentia
-10 Super uno peccatore pœnitentiam agente
16-30 Si quis ex mortuis ierit ad eos, pœnitentiam agent
17- 3 Et si pœnitentiam egerit, dimitte illi
24-47 Et prædicari in nomine ejus pœnitentiam
Act. 2-38 Ad illos: Pœnitentiam (inquit) agite
5-31 Ad dandam pœnitentiam Israeli
8-22 Pœnitentiam itaque age ab hac nequitia tua
11-18 Gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam
13-24 Prædicante Joanne..baptismum pœnitentiæ
17-30 Ut omnes ubique pœnitentiam agant
19- 4 Joannes baptizavit baptismo pœnitentiæ
20-21 Testific... gentilibus in Deum pœnitentiam
26-20 Gentibus annuntiabam ut pœnitentiam agerent
Digna pœnitentiæ opera facientes
Rom. 2- 4 Ignoras quoniam benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit?
11-29 Sine pœnitentia e. sunt dona et vocatio Dei
2 Cor. 7- 9 Sed quia contristati estis ad pœnitentiam
-10 Pœnitentiam in salutem stabilem operatur
12-21 Non egerunt pœnitentiam super immunditia
1 Tim. 2-25 Nequando Deus det illis pœnitentiam
Hebr. 6- 1 Non rursum jacientes fundamentum pœnitentiæ
- 6 Rursus renovari ad pœnitentiam
12-17 Non enim invenit pœnitentiæ locum
2 Petr. 3- 9 Sed omnes ad pœnitentiam reverti
Apoc. 2- 5 Et age pœnitentiam, et prima opera fac
Movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi pœnitentiam egeris
-16 Similiter pœnitentiam age
-21 Et dedi illi tempus ut pœnitentiam ageret
-22 Nisi pœnitentiam ab operibus suis egerint
3- 3 Et audieris, et serva, et pœnitentiam age
Apoc. 3-19 Æmulare ergo, et pœnitentiam age
9-20 Neq. pœnitentiam egerunt de operibus man.
-21 Non egerunt pœnitentiam ab homicidiis s.
16- 9 Neq. egerunt pœnitentiam ut darent illi glor.
-11 Et non egerunt pœnitentiam ex operibus suis

POENITET.

Gen. 6- 6 Pœnituit eum quod homin. fecisset in terra
- 7 Pœnitet enim me fecisse eos
Exod. 13-17 Reputans ne forte pœniteret eum, si vidisset
1 Reg. 15-11 Pœnitet me quod constituerim Saül regem
-35 Quoniam Dominum pœnitebat quod constituisset eum regem super Israel
Judith. 5-19 Quotiescumque a. pœnituerunt se recessisse
8-14 Quia patiens Dominus est, in hoc ipso pœniteamus
Psal. 105-45 Et pœnituit eum secundum multitudinem misericordiæ suæ
109- 4 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum
Eccli. 19- 6 Qui peccat in animam suam, pœnitebit
32-24 Nihil facias, et post factum non pœnitebis
33-20 Ne forte pœniteat te, et depreceris pro illis
48-16 In omnibus istis non pœnituit populus
Jerem. 4-28 Et non pœnituit me, nec aversus sum ab eo
20-16 Quas subvertit Domin., et non pœnituit eum
26- 3 Et pœniteat me mali, quod cogito facere eis
-13 Pœnitebit Dominum mali, quod locutus est
-19 Et pœnituit Dominum mali, quod locutus fuerat
1 Mac. 11-10 Pœnitet e. me quod dederim illi filiam meam
Marc. 1-15 Pœnitemini, et credite Evangelio
Luc. 10-13 Olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent
17- 4 Conversus fuerit ad te, dicens: Pœnitet me
Act. 3-19 Pœnitemini igitur, et convertimini, ut deleantur
2 Cor. 7- 8 Quoniam etsi contristavi vos in epistola, non me pœnitet: et si pœniteret, videns
Hebr. 7-21 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum
Apoc. 2-21 Et non vult pœnitere a fornicatione sua

POENITUDO.

Deut. 30- 1 Et ductus pœnitudine cordis tui in universis
1 Reg. 15-29 In Israël non parcet, et pœnitudine non flectetur
Osee. 11- 8 Pariter conturbata est pœnitudo mea

POETA.

Poeta de quo mentio fit, est Aratus in Phænomenis, ex quo sumptum est hoc hemistichium : τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. *Est autem homo genus Dei, quia ab illo creatus ad imaginem et similitudinem ejus, ut quasi filius parentem referat.*

Act. 17-28 Sicut et quidam vestr. poëtarum dixerunt

POLENTA.

Levit. 23-14 Panem, et polentam, et pultes non comedetis
Josue. 5-11 Comederunt... et polentam ejusdem anni
Ruth. 2-14 Et congessit polentam sibi, comeditque
1 Reg. 17-17 Accipe fratribus tuis ephi polentæ
25-18 Tulit ducentos panes..et quinq. sata polentæ
2 Reg. 17-28 Obtulerunt ei... et farinam et polentam
Judith. 10- 5 Et vas olei, et polentam, et palathas

POLIO.

3 Reg. 6-36 Et ædificavit atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum
1 Par. 22- 2 Et constituit ex eis latomos ad cædendos lapides et poliendos
Jerem. 46- 4 State in galeis, polite lanceas, induite vos
Baruc. 6- 7 Nam lingua ipsorum polita a fabro
1 Mac. 13-27 Ædific. altum visu, lapide polito retro et ante

POLLEX.

Exod. 29-20 Super pollices manus eorum ac pedis dextri
Levit. 8-23 Tetigit... et pollicem manus ejus dextræ
-24 Et pollices manus ac pedis dextri
14-14 Et super pollices manus dextræ et pedis
-17 Et super pollices manus ac pedis dextri
-25 Et super pollices manus ejus ac pedis dextri
-28 Tangetq... et pollices manus ac pedis dextri

POLLICEOR.

Gen. 28- 4 Ut possideas terram... quam pollicitus est avo tuo
38-17 Donec mittas quod polliceris
Exod. 12-25 Quam Do. daturus est vobis, ut pollicitus est
Num. 30- 4 Si cognoverit pater votum quod pollicita est
- 5 Quidquid pollicita est... opere complebit
32-11 Terram, quam sub juramento pollicitus sum
-24 Et quod polliciti estis, implete
Deut. 1-35 Quam sub. juram pollicitus sum patribus v.
6- 3 Sicut pollicitus est Do. Deus patrum tuor.
9- 5 Quod sub juramento pollicitus est patribus
-28 In terram, quam pollicitus est eis

Deut. 11- 9 Quam sub juramento pollicitus est Dominus
15- 5 Benedicet tibi, ut pollicitus est
19- 8 Cunctam terram, quam eis pollicitus est
23-22 Si nolueris polliceri, absque peccato eris
25-19 Nationes in terra, quam tibi pollicitus est
31-21 In terram, quam ei pollicitus sum
-23 Tu enim introduces filios Israel in terram, quam pollicitus sum
Josue. 9-15 Fœdere pollicitus est quod non occiderentur
14-10 Sicut pollicitus est usque in præsentem diem
-12 Montem istum, quem pollicitus est Dom.
22- 4 Dedit Dominus... quietem et pacem, sicut pollicitus est
23- 5 Et possidebitis terram, sicut vobis pollicitus est
-10 Pro vobis ipse pugnabit, sicut pollicitus est
-14 Quæ se Dominus præstiturum vobis esse pollicitus est
Judic. 2- 1 Pollicitus sum, ut non facerem irritum pact.
11-36 Fac mihi quodcumque pollicitus es
1 Par. 29- 6 Polliciti sunt itaque principes familiarum
2 Par. 1- 9 Impleatur sermo tuus, quem pollicitus es David patri meo
2-15 Quæ pollicitus es, domine mi, mitte servis t.
6- 1 Dom. pollicitus est ut habitaret in caligine
-20 In quo pollicitus es ut invocaretur nomen t.
7-18 Sicut pollicitus sum David patri tuo, dicens
2 Esdr. 10-29 Qui veniebant ad pollicendum et jurandum
Esth. 3-11 Argentum, quod tu polliceris, tuum sit
Job. 17- 5 Prædam pollicetur sociis
Dan. 3-36 Pollicens quod multiplicares semen eorum
2 Mac. 9-15 Æquales nunc Atheniensibus facturum pollicetur
Matth. 14- 7 Unde cum juramento pollicitus est ei dare
1 Joan. 2-25 Quam ipse pollicitus est nobis, vitam ætern.

POLLICITATIO.

Num. 30- 9 Et irritas fecerit pollicitationes ejus
Galat. 3-14 Ut pollicitationem Spiritus accipiamus per fidem
Hebr. 4- 1 Timeamus... ne forte relicta pollicitatione
6-17 Volens Deus ostendere pollicitationis hæredibus immobilitatem consilii sui

POLLINCTOR.

Ezech. 39-15 Donec sepeliant illud pollinctores in valle

POLLUO.

Gen. 37-27 Melius est ut..manus nostræ non polluantur
Exod. 20-25 Si e. levaveris cultrum super eo, polluetur
31-14 Qui polluerit illud, morte morietur
Levit. 5- 3 Juxta omnem impuritatem qua pollui solet
7-20 Anima polluta quæ ederit de carnib. hostiæ
-21 Jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest
10-10 Ut habeatis scientiam discernendi... inter pollutum et mundum
11-12 Cuncta quæ non habent pinnulas et squamas in aquis, polluta erunt
-24 Quicumq. morticina eor. tetigerit, polluetur
-27 Qui tetigerit morticina eorum, polluetur
-29 Hæc quoque inter polluta reputabuntur
-32 Polluetur, tam vas ligneum et vestimentum
Et polluta erunt usque ad vesperum
-33 Vas a... polluetur, et idcirco frangendum est
-36 Qui morticinum eorum tetigerit, polluetur
-37 Si ceciderit sup. sementem, non polluet eam
-38 Morticinis tacta fuerit, illico polluetur
-44 Ne polluatis animas vestras in omni reptili
13-15 Tunc sacerdotis judicio polluetur
-51 Pollutum judicabit vestimentum, et omne
15-10 Pollutum erit usque ad vesperum
-21 Et in quo dormierit vel sederit... polluetur
-23 Ipse lotus aqua, pollutus erit usque ad vesp.
-24 Omne stratum, in quo dormierit, polluetur
-26 Et vas in quo sederit, pollutum erit
-31 Cum polluerint tabernaculum meum
-32 Ista est lex ejus... et qui polluitur coitu
18-21 Nec pollues nomen Dei tui. Ego Dominus
-24 Nec polluamini in omnibus his
-25 Polluta est terra: cujus ego scelera visitabo
-27 Qui fuerunt ante vos, et polluerunt eam
-30 Et ne polluamini in eis. Ego Dominus
19- 8 Quia sanctum Domini polluit, et peribit
-12 Nec pollues nomen Dei tui. Ego Dominus
-31 Nec... sciscitemini, ut polluamini per eos
20- 3 Ac polluerit nomen sanctum meum
-25 Ne polluatis animas vestras in pecore
In terra, et quæ vobis ostendi esse polluta
21- 6 Et non polluent nomen ejus
-12 Ne polluat sanctuarium Domini
22- 8 A bestia non comedent, nec polluentur in eis
- 9 Moriant. in sanctuario, cum polluerint illud
-32 Ne polluatis nomen meum sanctum
Num. 5- 2 Ejiciant... pollutusque est super mortuo
-14 Quæ vel polluta est, vel falsa suspicione
Num. 5-19 Si non polluta es deserto mariti thoro
-20 Sin a. declinasti a viro tuo, atque polluta es
-27 Si polluta est, et contempto viro adulterii rea
-28 Quod si polluta non fuerit, erit innoxia
-29 Si declinaverit mulier a viro suo, et si polluta fuerit
6- 9 Polluetur caput consecrationis ejus
-12 Quoniam polluta est sanctificatio ejus
18-32 Ne polluatis oblationes filiorum Israel
19-13 Polluet tabernaculum Domini, et peribit
-14 Quæ ibi sunt, polluta erunt septem diebus
-18 Homines hujuscemodi contagione pollutos
-20 Quia sanctuarium Domini polluit
35-33 Ne polluatis terram habitationis vestræ
Deut. 23-10 Qui nocturno pollutus sit somnio
24- 4 Quia polluta est, et abominabilis facta
Josue. 7-12 Quia pollutus est anathemate
1 Reg. 21- 5 Porro via hæc polluta est
4 Reg. 23-13 Excelsa quoque... polluit rex
-16 Et polluit illud juxta verbum Domini
2 Par. 29-19 Supellectilem, quam polluerat rex Achaz
36-14 Et polluerunt domum Domini
2 Esdr. 13-29 Adversum eos qui polluunt sacerdotium
Judith. 9-11 Et polluere tabernaculum nominis tui
Psal. 73- 7 In terra polluerunt tabernaculum nominis t.
78- 1 Polluerunt templum sanctum tuum
Eccli. 42-10 Nequando polluatur in virgine sua
Isai. 6- 5 Quia vir pollutus labiis ego sum
In medio populi polluta labia habentis ego habito
14-19 Quasi stirps inutilis pollutus, et obvolutus
35- 8 Non transibit per eam pollutus
52-11 Exite inde, pollutum nolite tangere
56- 2 Custodiens sabbatum ne polluat illud
- 6 Custodientem sabbatum ne polluat illud
59- 3 Manus enim vestræ pollutæ sunt sanguine
Jerem. 2-23 Non sum polluta, post Baalim non ambulavi?
3- 1 Numquid non polluta et contaminata erit
- 2 Polluisti terram in fornicationibus tuis
7-30 Offendicula s. in domo.. ut polluerent eam
13-22 Pollutæ sunt plantæ tuæ
23-11 Propheta namque et sacerdos polluti sunt
32-34 Idola sua in domo... ut polluerent eam
Thren. 1-17 Facta est Jerusalem quasi polluta menstruis
2- 2 Polluit regnum et principes ejus
4-14 Cæci in plateis, polluti sunt in sanguine
-15 Recedite polluti, clamaverunt eis: Recedite
Ezech. 4-13 Comedent filii Israel panem suum pollutum
-14 Ecce anima mea non est polluta
14-11 Neque polluatur in univ. prævaricationibus
18-11 Et uxorem proximi sui polluentem
20- 7 Et in idolis Ægypti nolite pollui
-18 Nec in idolis eorum polluamini
-26 Et pollui eos in muneribus suis
-30 In via patrum vestrorum vos polluimini
-31 Vos polluimini in omnibus idolis vestris
-39 Et nomen meum sanctum pollueritis ultra
-43 Recordabimini... quibus polluti estis in eis
22- 3 Fecit idola contra semetipsam, ut pollueretur
- 4 In idolis tuis quæ fecisti polluta es
- 8 Sprevisti, et sabbata mea polluisti
-11 Et socer nurum suam polluit nefarie
-26 Et polluerunt sanctuaria mea
Inter pollutum et mundum non intellexerunt
23- 7 In immunditiis eorum polluta est
-13 Vidi quod polluta esset via una ambarum
-17 Polluerunt eam stupris suis
Polluta est ab eis, et saturata est anima ejus
-30 Inter quas polluta es in idolis earum
-38 Polluerunt sanctuarium meum in die illa
-39 Sanctuarium meum in die illa ut polluerent
24-21 Ecce ego polluam sanctuarium meum
25- 3 Sup. sanctuarium meum, quia pollutum est
28- 7 Et pollutent decorem tuum
-18 Polluisti sanctificationem tuam
33-26 Et unusquisque uxorem proximi sui polluit
36-17 Et polluerunt eam in viis suis, et in studiis
-18 Et in idolis suis polluerunt eam
-20 Et polluerunt nomen sanctum meum
-21 Sancto meo, quod polluerat domus Israel
-22 Propter nomen sanctum m. quod polluistis
-23 Nomen meum magnum, quod pollutum est
Quod polluistis in medio earum
37-23 Neque polluentur ultra in idolis suis
39- 7 Non polluam nomen sanctum m. amplius
43- 7 Non polluent ultra domus Israel nomen
- 8 Et polluerunt nomen sanctum meum
44- 7 In sanctuario meo, et polluant domum m.
-23 Doceb. quid sit inter sanctum et pollutum
-25 Ne polluantur, nisi ad patrem et matrem
Dan. 1- 8 Ne pollueretur de mensa regis, neq. de vino
11-31 Et polluent sanctuarium fortitudinis
Osee. 9- 3 Et in Assyriis pollutum comedit
Amos. 7-17 Et tu in terra polluta morieris
Soph. 3- 4 Sacerdotes ejus polluerunt sanctum
Aggæi. 2-14 Si tetigerit pollutus in anima ex omnibus his
Malac. 1- 7 Offertis super altare meum panem pollutum
Et dicitis: In quo polluimus te?
-12 Et vos polluistis illud in eo quod dicitis
1 Mac. 2-34 Neque faciemus verbum regis, ut polluamus diem sabbatorum
7-34 Et irridens sprevit eos, et polluit
2 Mac. 10- 5 Templum ab alienigenis pollutum fuerat
1 Cor. 8- 7 Conscientia ipsorum... polluitur
Hebr. 10-29 Et sanguinem testamenti pollutum duxerit

POLLUTIO.

Judith. 4-10 Et sancta eorum in pollutionem
13-20 Sine pollutione peccati revocavit me vobis
Jerem. 23-15 Egressa est pollutio super omnem terram

POLYMITARIUS. *Subst. et adject.*

Exod. 35-35 Ut faciant opera abietarii, polymitarii
36-35 Fecit et velum... opere polymitario, varium
38-23 Polymitarius atque plumarius ex hyacintho
39- 3 Opere polymitario; inciditque bracteas aureas
2 Reg. 21-19 Filius Saltus polymitarius Bethlehemites

POLYMITUS, A, UM.

Gen. 37- 3 Fecitque ei tunicam polymitam
-23 Nudaverunt eum tunica talari et polymita
Exod. 28- 6 Et bysso retorta, opere polymito
-15 Rationale q. judicii facies opere polymito
36- 8 Opere vario, et arte polymita
39- 8 Fecit et rationale opere polymito
Ezech. 16-13 Et vestita es bysso et polymito
27-24 Involucris hyacinthi, et polymitorum

POMARIUM.

Eccle. 2- 5 Feci hortos et pomaria, et consevi ea
Dan. 13- 4 Et erat ei pomarium vicinum domui suæ
- 7 Et deambulabat in pomario viri sui
-15 Voluitque lavari in pomario: æstus quippe erat
-17 Et ostia pomarii claudite, ut laver
-18 Clauseruntque ostia pomarii, et egressæ sunt
-20 Ostia pomarii clausa sunt, et nemo nos videt
-25 Cucurrit unus ad ostia pomarii, et aperuit
-26 Cum ergo audissent clamorem famuli domus in pomario
-36 Cum deambularemus in pomario soli
Clausit ostia pomarii, et dimisit a se puellas
-38 Nos cum essemus in angulo pomarii

POMIFERUM.

Gen. 1-11 Et lignum pomiferum faciens fructum
Levit. 19-23 Et plantaveritis in ea ligna pomifera
Deut. 20-20 Si qua autem ligna non sunt pomifera
2 Esdr. 9-25 Possederunt... et ligna pomifera multa
Ezech. 47-12 Orietur in ripis... omne lignum pomiferum

POMPA.

Jerem. 47- 3 A strepitu pompæ armorum et bellatorum

POMPATICE.

Amos. 6- 1 Ingredientes pompatice domum Israel

POMUS *et* POMUM.

Exod. 10-15 Et quidquid pomorum in arboribus fuit
Levit. 19-23 Poma, quæ germinant, immunda erunt
-25 Congregantes poma quæ proferunt
26- 4 Et pomis arbores replebuntur
-20 Nec arbores poma præbebunt
27-30 De frugibus sive de pomis arborum Do. sunt
Deut. 33-13 De pomis cœli, et rore, atque abysso
-14 De pomis fructuum solis ac lunæ
-15 De pomis collium æternorum
2 Esdr. 10-37 Et poma omnis ligni, vindemiæ quoque
Job. 9-26 Pertransierunt quasi naves poma portantes
Psal. 78- 1 Posuerunt Jerus. in pomorum custodiam
Cant. 4-13 Paradisus malorum punicorum cum pomorum fructibus
5- 1 Et comedat fructum pomorum suorum
6-10 Descendi... ut viderem poma convallium
7-13 In portis nostris omnia poma: nova et vetera
Isai. 37-30 In anno secundo pomis vescere
Osee. 9-10 Quasi prima poma ficulneæ in cacumine ej.
Amos. 8- 1 Et ecce uncinus pomorum
- 2 Et dixi: Uncinum pomorum
1 Mac. 11-34 Et pro fructibus terræ et pomorum
Apoc. 18-14 Poma desiderii animæ tuæ discesserunt a te

PONDERATIO.

Eccli. 6-15 Non est digna ponderatio auri et argenti
26-20 Ponderatio non est digna continentis animæ

PONDERATOR.

Prov. 16- 2 Spirituum ponderator est Dominus

PONDERO.

Levit. 27-25 Æstimatio siclo sanctuarii ponderabitur
2 Reg. 14-26 Ponderabat capillos capitis s. ducentis siclis
Eccli. 21-28 Verba a.prudentium statera ponderabuntur
Isai. 33-18 Ubi legis verba ponderans ?
40-12 Quis... et cœlos palmo ponderavit ?
46- 6 Qui... et argentum statera ponderatis

PONDO.

Gen. 24-22 Et armillas totidem pondo siclorum decem
Num. 7-13 Acetabulum argenteum pondo centum triginta siclorum
31-52 Pondo sedecim millia septingentos quinquaginta siclos
Judic. 9- 4 Dederuntque illi septuaginta pondo argenti
2 Reg. 12-30 Pondo auri talentum, habens gemmas
1 Par. 20- 2 Et invenit in ea auri pondo talentum
1 Mac. 14-24 Habentem clypeum... pondo mnarum mille

PONDUS.

Gen. 43-21 Quam nunc eodem pondere reportavimus
Exod. 25-39 Om. pondus candelabri cum universis vasis
30-24 Quingentos siclos in pondere sanctuarii
-34 Æqualis ponderis erunt omnia
Levit. 5-15 Emi potest duobus siclis, juxta pondus sanctuarii
19-35 Nolite facere iniquum... in regula, in pondere
-36 Statera justa, et æqua sint pondera
26-26 Coquant panes,et reddant eos ad pondus
Num. 3-50 Quinque siclorum, juxta pondus sanctuarii
7-13 Habens sept. siclos, juxta pondus sanctuarii
-19 Juxta pondus sanctuarii, utrumq. plenum
-25 Ad pondus sanctuarii, utrumque plenum simila
-31 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-37 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-43 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-49 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-55 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-61 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-67 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-73 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-79 Ad pondus sanct., utrumque plenum simila
-85 Sicli duo millia quadr. pondere sanctuarii
-86 Denos siclos appendentia pondere sanctuarii
11-11 Cur imposuisti pondus universi populi hujus
18-16 Siclis argenti quinque, pondere sanctuarii
Deut. 1-12 Non valeo... sustinere et pondus ac jurgia
17-17 Neque argenti et auri immensa pondera
25-13 Non habebis in sacculo diversa pondera
-15 Pondus habebis justum et verum
Judic. 8-26 Et fuit pondus postulatarum inaurium
1 Reg. 17- 5 Pondus loricæ ejus, quinque millia siclorum
31- 3 Totumque pondus prælii versum est in Saul
2 Reg. 14-26 Ducentis siclis, pondere publico
3 Reg. 7-47 Propt. multitudinem.. non erat pondus æris
10-14 Pondus auri, quod afferebatur Salomoni
4 Reg. 21-13 Super Jerusalem... et pondus domus Achab
25-16 Non erat pondus æris omnium vasorum
1 Par. 21-25 Siclos auri justissimi ponderis sexcentos
22- 3 Et æris pondus innumerabile
-14 Æris vero et ferri non est pondus
23-29 Et super omne pondus atque mensuram
28-14 Aurum in pondere per singula vasa
Argenti quoque pondus pro vasorum... diversitate
-15 Pro diversitate mensuræ, pondus argenti tradidit
-17 Pro qualitate mensuræ, pondus distribuit
Diversum argenti pondus separavit
2 Par. 4-18 Ita ut ignoraretur pondus æris
9-13 Erat autem pondus auri, quod afferebatur Salomoni
10-11 Et ego majus pondus apponam
1 Esdr. 8-30 Susceperunt... pondus argenti et auri
-34 Juxta numerum et pondus omnium
Descriptumque est o. pondus in tempore illo
Tobiæ. 1-17 Dedit illi memoratum pondus argenti
4-22 Recipias ab eo supra memoratum pondus argenti
Job. 28-25 Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit
31-23 Et pondus ejus ferre non potui
Prov. 11- 1 Et pondus æquum, voluntas ejus
16-11 Pondus et statera judicia Domini sunt
20-10 Pondus et pondus, mensura et mensura
-23 Abominatio est apud Do. pondus et pondus
Sap. 11-21 In mensura, et numero, et pondere disposuisti
Eccli. 13- 2 Pondus super se tollet, qui honestiori se communicat
Eccli. 42- 4 De æqualitate interæ et ponderum
Isai. 28-17 Et ponam in pondere judicium
40-12 Quis... libravit in pondere montes et colles in statera ?
46- 1 Onera v. gravi pondere usque ad lassitud.
Jerem. 17-21 Nolite portare pondera in die sabbati
52-20 Non erat pondus æris om. horum vasorum
Ezech. 4-10 Erit in pondere viginti stateres in die
-16 Et comedent panem in pondere
5- 1 Et assumes tibi stateram ponderis
33-17 Non est æqui ponderis via Domini
Mich. 6-11 Justificabo... et saccelli pondera dolosa ?
Matth. 20-12 Qui portavimus pondus diei et æstus
2 Cor. 4-17 Æternum gloriæ pondus operatur in nobis
Hebr. 12- 1 Deponentes omne pondus
Apoc. 2-24 Non mittam super vos aliud pondus

PONO.

Gen. 1-17 Posuit eas in firmamento cœli, ut lucerent
2- 8 In quo posuit hominem quem formaverat
-15 Et posuit eum in paradiso voluptatis
3-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem
4-15 Posuitque Dominus Caïn signum
-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel
6-16 Ostium autem arcæ pones ex latere
-18 Ponamque fœdus meum tecum
9-13 Arcum meum ponam in nubibus
15-10 Utrasque partes contra se altrinsecus posuit
17- 2 Ponamque fœdus meum inter me et te
- 6 Ponam te in gentibus, regesque ex te
18- 5 Ponamque buccellam panis, et confortate
- 8 Vitulum quem coxerat, et posuit coram eis
19-17 Eduxeruntq. eum, et posuerunt extra civit.
22- 9 Posuit eum in altare super struem lignorum
24- 2 Pone manum tuam subter femur meum
- 9 Posuit ergo servus manum sub femore
-47 Et armillas posui in manibus ejus
29- 3 Rursum super os putei ponerent
30-36 Et posuit spatium itineris trium dierum
-38 Posuitque eas in canalibus
-40 Et posuit virgas in canalibus ante oculos arietum
-41 Ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum
-42 Quando vero serotina... non ponebat eas
31-37 Pone hic coram fratribus meis
33- 2 Et posuit utramque ancillam et liberos ear.
43-22 Non est in nostra conscientia quis posuerit
-31 Continuit se, et ait : Ponite panes
44- 1 Pone pecuniam singulor. in summitate sacci
- 2 Pone in ore sacci junioris
-21 Et ponam oculos meos super illum
46- 4 Ponet manus suas super oculos tuos
47-29 Pone manum tuam sub femore meo
48-13 Et posuit Ephraïm ad dexteram suam
-14 Qui extendens manum dexteram, posuit super caput Ephraïm
-17 Quod posuisset pater suus dexteram manum
-18 Pone dexteram tuam super caput ejus
Exod. 2- 3 Posuitque intus infantulum,et exposuit
3-22 Ponetisque eas super filios et filias vestras
4-15 Et pone verba mea in ore ejus
-21 Ostenta quæ posui in manu tua, facias
8-23 Ponamq. divisionem inter populum meum
9-16 Posui te, ut ostendam in te fortitudinem m.
12- 7 Ac ponent super utrumque postem
-34 Ligans in palliis, posuit super humeros suos
14- 2 In conspectu ejus castra ponetis super mare
15-26 Languorem, quem posui in Ægypto, non inducam
16-34 Posuitque illud Aaron in tabernaculo
17-12 Sumentes ig.lapidem, posuerunt subter eum
19-23 Pone terminos circa montem
23-31 Ponam a. terminos tuos a mari Rubro
25-12 Quos pones per quatuor arcæ angulos
-16 Ponesque in arca testificationem quam dabo
-21 In qua pones testimonium quod dabo tibi
-26 Pones eos in quatuor angulis ejusdem mensæ
-30 Pones super mensam panes propositionis
26-24 Tabulis quæ in angulis ponendæ sunt
-33 Intra quod pones arcam testimonii
-34 Pones et propitiatorium super arcam
27- 5 Quos pones subter arulam altaris
28-12 Et pones in utroque latere superhumeralis
-17 Ponesque in eo quatuor ordines lapidum
-23 Quos pones in utraque rationalis summitate
-26 Quos pones in summitatibus rationalis
-27 Qui ponendi sunt in utroque latere
-30 Pones autem in rationali judicii Doctrinam
29- 3 Et posita in canistro offeres : vitulum autem
- 6 Et pones tiaram in capite ejus, et laminam
-12 Pones super cornua altaris digito tuo
-15 Super cujus caput ponent Aaron et filii
-17 Pedes pones super concisas carnes
-19 Super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus
Exod. 29-20 Pones super extremum auriculæ dextræ
-23 Quod positum est in conspectu Domini
-24 Ponesque omnia super manus Aaron
30- 6 Ponesque altare contra velum
-18 Ponesque illud inter tabernaculum testim.
-36 Pones ex eo coram tabernaculo testimonii
31- 6 In corde omnis eruditi posui sapientiam
32-27 Ponet vir gladium super femur suum
33-22 Ponam te in foramine petræ, et protegam
34-33 Posuit velamen super faciem suam
36-24 Duæ bases sub una tabula ponebantur
37- 7 Quos posuit ex utraque parte propitiatorii
-13 Quos posuit in quatuor angulis
39- 7 Posuitque eos in lateribus superhumeralis
-10 Et posuit in eo gemmarum ordines quatuor
-16 Porro annulos posuerunt in utroque latere
-23 Quæ posuerunt inter malogranata
40- 3 Et pones in eo arcam, dimittesque ante illam velum
- 4 Pones super eam quæ rite præcepta sunt
- 5 Tentorium in introitu tabernaculi pones
-16 Et posuit tabulas ac bases et vectes
-18 Posuit et testimonium in arca
-20 Posuit et mensam in tabernaculo testimonii
-22 Posuit et candelabrum in tabernaculo test.
-24 Posuit et altare aureum sub tecto testimonii
-26 Posuit et tentorium in introitu tabernaculi
Levit. 1- 4 Ponetque manum super caput hostiæ
-12 Et ponent super ligna, quibus subjiciendus est ignis
2- 1 Fundetque super eam oleum, et ponet thus
- 2 Et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino
3- 2 Ponetque manum super caput victimæ suæ
- 8 Ponet manum suam super caput victimæ s.
-13 Ponet manum suam super caput ejus
4- 4 Ponetque manum super caput ejus
- 7 Ponetque de eodem sanguine super cornua altaris
-15 Et ponent seniores populi manus super caput ejus
-18 Ponetq. de eodem sanguine in cornibus alt.
-24 Ponetque manum suam super caput ejus
-29 Ponetque manum super caput hostiæ
-33 Ponet manum super caput ej., et immolabit
5-16 Et quintam partem ponet supra
6-10 Et ponens juxta altare
-15 Totum thus,quod super similam positum est
8- 9 Posuit laminam auream consecratam
-14 Cumque super caput ejus posuisset Aaron, et filii ejus, manus suas
-22 Posueruntq. super caput ejus... manus suas
-26 Laganumq., posuit super adipes, et armum
-31 Panes... edite, qui positi sunt in canistro
9-20 (*Et reticulum jecoris*) posuerunt super pectora
10- 1 Posuerunt ignem, et incensum desuper
14-14 Ponet super extremum auriculæ dextræ ej.
-20 Et ponet illud in altari cum libamentis suis
-25 De sanguine ejus ponet super extremum auriculæ dextræ
16-13 Ut positis super ignem aromatibus
-21 Et posita utraque manus super caput ejus
19-14 Nec coram cæco pones offendiculum
20- 3 Et ego ponam faciem meam contra illum
- 5 Ponam faciem meam super hominem illum
- 6 Ponam faciem meam contra eam
24- 3 Ponetq. eas Aaron a vespere usque ad mane
- 4 Sup. candelabrum mundissimum ponentur
- 7 Et pones super eos thus lucidissimum
-14 Ponant... manus suas super caput ejus
25-52 Ponet rationem cum eo juxta annorum numerum
26- 1 Nec insignem lapidem ponetis in terra vest.
-11 Ponam tabernaculum meum in medio vest.
-17 Ponam faciem meam contra vos, et corruetis
Num. 1-49 Neque pones summam eorum cum filiis Isr.
4- 7 Et ponent cum ea thuribula et mortariola
-10 Et super omnia ponent operimentum
-14 Ponentque cum eo omnia vasa
5-18 Et ponet super manus illius sacrificium recordationis
6-18 Tolletque capillos ejus, et ponet sup. ignem
8- 2 Ad eum : Cum posueris septem lucernas
-10 Ponent filii Israel manus suas super eos
-12 Ponent manus suas super capita boum
10-31 Tu enim nosti in quibus locis per desertum castra ponere debeamus
15-38 Ponentes in eis vittas hyacinthinas
16- 7 Ponite desuper thymiama coram Domino
-17 Et ponite super ea incensum
17- 4 Ponesque eas in tabernaculo fœderis
- 7 Quas cum posuisset Moyses coram Domino
20-16 Ecce in urbe Cades... positi
21- 8 Fac serpent. æneum, et pone eum pro signo

Num. 21- 9 Fecit ergo Moyses serpentem æneum, et posuit eum pro signo
22-38 Nisi quod Deus posuerit in ore meo
23- 5 Dominus autem posuit verbum in ore ejus
-16 Cui cum Dominus occurrisset, posuissetque verbum in ore ejus, ait
24-21 Sed si in petra posueris nidum tuum
27-18 Tolle Josuë... et pone manum t. super eum
Deut. 1-13 Ut ponam eos vobis principes
10- 2 Et scribam in tabulis...ponesque eas in arca
- 5 Et posui tabulas in arcam, quam feceram
11-18 Ponite hæc verba mea in cordibus et in animis vestris
-29 Pones benedictionem sup. montem Garizim
-32 Quæ ego hodie ponam in conspectu vestro
12- 5 Ut ponat nomen suum ibi, et habitet in eo
18-18 Et ponam verba mea in ore ejus, loqueturq.
26- 2 Tolles... primitias, et pones in cartallo
- 4 Ponet ante altare Domini Dei tui
27-15 Ponetque illud in abscondito
28-48 Et ponet jugum ferreum super cervicem t.
30-11 Non supra te est, neque procul positum
-13 Neque trans mare positum : ut causeris
31-26 Et ponite eum in latere arcæ fœderis Dom.
32-46 Dixit ad eos : Ponite corda vestra in omnia verba
33-10 Ponent thymiama in furore t., et holocaust.
34- 9 Quia Moyses posuit super eum manus suas
Josue. 3-13 Et cum posuerint vestigia pedum suorum
4- 3 Lapides, quos ponetis in loco castrorum
- 7 Positi sunt lapides isti in monumentum
- 8 In quo castrametati sunt, ibique posuerunt eos
- 9 Duodecim lapides posuit Josuë in medio Jordanis alveo
-20 Duodecim quoque lapides... posuit Josuë in Galgalis
6-26 Et in novissimo liberorum ponat portas ejus
8- 2 Pone insidias urbi post eam
- 4 Dicens : Ponite insidias post civitatem
-12 Et posuerat in insidiis inter Bethel et Haï
10-18 Et ponite viros industrios, qui clausos custodiant
-24 Ite, et ponite pedes super colla regum istor.
-27 Et posuerunt super os ejus saxa ingentia
22-25 Terminum posuit Dominus inter nos et vos
24- 7 Qui posuit tenebras inter vos et Ægyptios
-26 Posuitque eum subter quercum
Judic. 4-21 Posuit supra tempus capitis ejus clavum
6-19 Carnesque ponens in canistro, et jus carn.
-20 Azymos panes, et pone supra petram illam
-26 Super quam ante sacrificium posuisti
-37 Ponam hoc vellus lanæ in area
8-27 Et posuit illud in civitate sua Ephra
9-25 Posueruntque insidias adversus eum
12- 3 Quod cernens, posui animam meam in manibus meis
13-19 Et posuit super petram, offerens Domino
16- 2 Positis in porta civitatis custodibus
18-19 Tace, et pone digitum super os tuum
-30 Posueruntque sibi sculptile, et Jonathan
20-29 Posueruntque filii Israel insidias per circ.
-36 Insidias... quas juxta urbem posuerant
-39 Quod cum cernerent filii Israel in ipso certamine positi
Ruth. 1- 7 Jam in via revertendi posita in terram Juda
3-15 Mensus est sex modios hordei, et posuit super eam
4-16 Noëmi puerum posuit in sinu suo
1 Reg. 2- 8 Cardines terræ, et posuit super eos orbem
6- 8 Tolletisq. arcam Do., et ponetis in plaustro
Et vasa aurea... ponetis in capsellam ad latus ejus
-11 Et posuerunt arcam Dei super plaustrum
-15 Et posuerunt super lapidem grandem
-18 Super quem posuerunt arcam Domini
7-12 Et posuit eum inter Masphath et inter Sen
8- 1 Samuel posuit filios suos judices Israel
-11 Filios vestros tollet, et ponet in curribus suis
-16 Et asinos auferet, et ponet in opere suo
9-24 Levavit a. cocus armum, et posuit ante Saül
Ecce quod remansit, pone ante te, et comede
11- 2 Ponamque vos opprobrium in universo Isr.
13- 6 Cum vidissent viri Israël se in arcto positos
17-54 Arma vero ejus posuit in tabernaculo suo
18- 5 Posuitque eum Saul super viros belli
19- 5 Et posuit animam suam in manu sua
-13 Et posuit eam super lectum, et pellem pilosam caprarum posuit ad caput ejus
21- 6 Ut ponerentur panes calidi
-12 Posuit a. David sermones istos in corde suo
25-18 Ducentas massas caricarum, et posuit super asinos
-25 Ne ponat, oro, dominus meus rex cor suum
28- 2 Et ego custodem capitis mei ponam te

1 Reg. 28-21 Et posui animam meam in manu mea
-22 Et ponam coram te buccellam panis
-25 Et posuit ante Saül et ante servos ejus
31-10 Et posuerunt arma ejus in templo Astaroth
2 Reg. 7- 2 Vides-ne quod... arca Dei posita sit in medio pellium ?
-10 Et ponam locum populo meo Israël
-23 Poneret sibi nomen, faceretq. eis magnalia
8- 6 Et posuit David præsidium in Syria Damasci
-14 Et posuit in Idumæa custodes, statuitque
11-15 Ponite Uriam ex adverso belli
-16 Posuit Uriam in loco ubi sciebat viros esse
12-20 Petivitque ut ponerent ei panem, et comedit
13- 9 Quod coxerat, effudit, et posuit coram eo
-32 Quoniam in ore Absalom erat positus
-33 Nunc ergo ne ponat dominus meus rex super cor suum verbum istud
14- 3 Posuit autem Joab verba in ore ejus
-19 Ipse posuit in os ancillæ t. omnia verba hæc
19-19 Neque ponas, rex, in corde tuo
-28 Tu a. posuisti me servum t. inter convivas
22-12 Posuit tenebras in circuitu suo latibulum
23-13 Castra autem Philisthinorum erant posita in valle Gigantum
3 Reg. 2- 5 Et posuit cruorem prælii in balteo suo
-19 Positusq. est thronus matri regis, quæ sedit
-35 Et Sadoc sacerdotem posuit pro Abiathar
3-20 Filium, qui erat mortuus, posuit in sinu meo
6- 6 Trabes autem posuit in domo per circuitum
-19 Ut poneret ibi arcam fœderis Domini
-27 Posuitque cherubim in medio templi interioris
7- 4 (*Unus autem ordo habebat columnas quindecim*) contra se invicem positas
-16 Quæ ponerentur super capita columnarum
-22 Opus in modum lilii posuit
-38 Luteres per sing., id est, decem bases posuit
-39 Mare a. posuit ad dexteram partem templi
-47 Et posuit Salomon omnia vasa
-48 Et mensam, super quam ponerentur panes
8- 9 Tabulæ lapideæ quas posuerat in ea Moyses
9- 3 Ut ponerem nomen meum ibi in sempitern.
- 5 Ponam thronum regni tui super Israel
10- 9 Et posuit te super thronum Israël
-17 Posuitque eas rex in domo saltus Libani
11-34 Sed ducem ponam eum cunctis diebus vitæ
12-11 Pater meus posuit super vos jugum grave
-29 Posuitq. unum in Bethel, et alterum in Dan
13-29 Et posuit illud super asinum, et reversus
-30 Et posuit cadaver ejus in sepulcro suo
-31 Juxta ossa ejus ponite ossa mea
14-21 Elegit Dominus ut poneret nomen suum ibi
16- 2 Et posui te ducem super populum meum
-32 Et posuit aram Baal in templo Baal
-34 In Segub novissimo suo posuit portas ejus
17-19 Et posuit super lectulum suum
18-23 In frusta cædentes, ponant super ligna
-33 Divisitque per membra bovem, et posuit super ligna
-42 Posuit faciem suam inter genua sua
19- 2 Nisi hac hora cras posuero animam tuam sicut animam unius ex illis
20- 6 O. quod eis placuerit, ponent in manibus s.
-24 Amove reges... et pone principes pro eis
-31 Ponamus itaque saccos in lumbis nostris
-32 Et posuerunt funiculos in capitibus suis
4 Reg. 4-10 Et ponamus ei in eo lectulum et mensam
-20 Posuit eum illa super genua sua
-29 Et pones baculum meum super faciem pueri
-31 Et posuerat baculum super faciem pueri
-34 Posuitque os suum super os ejus
-38 Pone ollam grandem, et coque pulmentum
-44 Posuit itaque coram eis : qui comederunt
6- 8 In loco illo et illo ponamus insidias
-22 Sed pone panem et aquam coram eis
9-13 Pallium suum posuerunt sub pedibus ejus
10- 3 Et eum ponite super solium patris sui
- 7 Et posuerunt capita eorum in cophinis
- 8 Ponite ea ad duos acervos juxta introitum
11-12 Filium regis, et posuit super eum diadema
-18 Posuit sacerdos custodias in domo Domini
12- 9 Et posuit illud juxta altare ad dexteram
13-16 Pone manum tuam super arcum
Cum posuisset ille manum suam, superposuit
16-14 Posuitq. illud ex latere altaris ad Aquilonem
-17 Et posuit super pavimentum stratum lapide
17- 6 Posuitque eos in Hala et in Habor
-29 Posueruntque eos in fanis excelsis
-32 Et ponebant eos in fanis sublimibus
19-28 Ponam itaque circulum in naribus tuis
20- 7 Cum... posuissent sup. ulcus ej., curatus est
21- 4 In Jerusalem ponam nomen meum
- 7 Posuit quoque idolum luci, quem fecerat
Ponam nomen meum in sempiternum
23- 5 Delevit aruspices, quos posuerant reges

4 Reg. 25-28 Posuit thronum ejus super thronum regum
1 Par. 11-25 Posuit a. eum David ad auriculam suam
17-22 Et posuisti populum tuum Israël tibi
18- 6 Et posuit milites in Damasco
26-10 Posuerat eum pater ejus in principem
2 Par. 3-17 Columnas posuit in vestibulo templi
4- 6 Posuit quinque a dextris, et quinq. a sinist.
- 7 Et posuit ea in templo, quinque a dextris
- 8 Posuit eas in templo, quinque a dextris
-10 Porro mare posuit in latere dextro
5- 1 Universa vasa posuit in thesauris domus Dei
- 8 Super locum, in quo posita erat arca
-10 Nisi duæ tabulæ, quas posuerat Moyses in Horeb
6-11 Et posui in ea arcam, in qua est pactum Do.
-13 Et posuerat eam in medio basilicæ
8- 9 De filiis Israel non posuit ut servirent
9- 8 Idcirco posuit te super eum regem
-16 Posuitque ea rex in armamentario
11-11 Posuit in eis principes ciborumque horrea
16-14 Posueruntque eum super lectum suum
17-19 Exceptis aliis, quos posuerat in urbibus mur.
24- 8 Posueruntque eam juxta portam domus
33- 7 Et conflatile signum posuit in domo Dei
Ponam nomen meum in sempiternum
35- 3 Ponite arcam in sanctuario templi
36- 7 Transtulit, et posuit ea in templo suo
1 Esdr. 1- 7 Et posuerat ea in templo dei sui
5- 8 Et ligna ponuntur in parietibus
-15 Vasa tolle, et vade, et pone ea in templo
-16 Posuit fundamenta templi Dei in Jerusalem
6- 3 Ponant fundamenta supportantia
- 5 Quæ et posita sunt in templo Dei
-11 A me ergo positum est decretum
8-17 Posui in ore eorum verba quæ loquerentur
2 Esdr. 4- 9 Posuimus custodes sup. mur. die ac nocte
6- 1 Valvas non posueram in portis
- 7 Prophetas posueris, qui prædicent de te
7- 1 Et posui valvas, et recensui janitores
- 3 Posui custodes de habitatoribus Jerusalem
9- 7 Et posuisti nomen ejus Abraham
-37 Regibus, quos posuisti super nos
13-26 Posuit eum Deus regem super omnem Israël
Tobiæ. 1- 2 In captivitate tamen positus, viam veritatis non deseruit
5- 8 In Rages.. quæ posita est in monte Ecbatanis
6- 8 Cordis ej. particulam si sup. carbones ponas
8- 2 Posuitque eam super carbones vivos
Judith. 1- 2 Turres vero ejus posuit in altitudinem cub.
- 3 Posuitque portas ej. in altitudinem turrium
7- 9 Pone custodes fontium, ut non hauriant
Putant in mont. positam superari non posse
8-13 Posuistis vos tempus miserationis Domini
9- 1 Posuit cinerem super caput suum
- 5 Et tua judicia in tua providentia posuisti
16- 4 Qui posuit castra sua in medio populi sui
Esth. 1- 7 Vinum..abundans et præcipuum ponebatur
-11 Posito super caput ejus diademate
2-17 Et posuit diadema regni in capite ejus
3- 1 Et posuit solium ejus super omnes principes
9-20 Tam in vicino positis, quam procul
13- 9 In ditione enim tua cuncta sunt posita
15-15 Tulit auream virgam, et posuit super collum ejus
Job. 5- 8 Et ad Deum ponam eloquium meum
-11 Qui ponit humiles in sublime
7-20 Quare posuisti me contrarium tibi ?
9-33 Et ponere manum suam in ambobus
13-27 Posuisti in nervo pedem meum
16-13 Et posuit me sibi quasi in signum
17- 3 Libera me, Domine, et pone me juxta te
- 6 Posuit me quasi in proverbium vulgi
19- 8 Et in calle meo tenebras posuit
20- 4 Ex quo positus est homo super terram
22-22 Et pone sermones ejus in corde tuo
23- 4 Ponam coram eo judicium, et os meum replebo
24-25 Et ponere ante Deum verba mea
28- 3 Tempus posuit tenebris
-26 Quando ponebat pluviis legem, et viam
30- 1 Non dignabar patres ponere cum canibus
-11 Afflixit me, et frenum posuit in os meum
-22 Et quasi super ventum ponens elisisti me
33-11 Posuit in nervo pedes meos
34-13 Quem posuit super orbem, quem fabricat.
38- 4 Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ ?
- 5 Quis posuit mensuras ejus, si nosti ?
- 9 Cum ponerem nubem vestimentum ejus
-10 Terminis meis, et posui vectem et ostia
-33 Et pones rationem ejus in terra ?
-36 Quis posuit in viscerib. hominis sapientiam?
39-27 Et in arduis ponet nidum suum ?
-34 Manum meam ponam super os meum
40-21 Numquid pones circulum in naribus ejus ?

Job. 40-27 Pone super eum manum tuam
41-22 Et ponet quasi cum unguenta bulliunt
Psal. 11- 6 Ponam in salutari : fiducialiter agam in eo
12- 2 Quandiu ponam consilia in anima mea
17-12 Et posuit tenebras latibulum suum
-33 Et posuit immaculatam viam meam
-35 Et posuisti, ut arcum æreum, brachia mea
18- 6 In sole posuit tabernaculum suum
20- 4 Posuisti in capite ejus coronam de lapide
-10 Pones eos ut clibanum ignis in tempore
-13 Quoniam pones eos dorsum
26-11 Legem pone mihi, Domine, in via tua
32- 7 Ponens in thesauris abyssos
38- 2 Posui ori meo custodiam, cum consisteret
- 6 Ecce mensurabiles posuisti dies meos
43-14 Posuisti nos opprobrium vicinis nostris
-15 Posuisti nos in similitudinem gentibus
45- 9 Qui posuit prodigia super terram
47-14 Ponite corda vestra in virtute ejus
48-15 Sicut oves in inferno positi sunt
49-18 Et cum adulteris portionem tuam ponebas
-20 Adversus filium matris tuæ ponebas scandalum
51- 9 Qui non posuit Deum adjutorem suum
55- 9 Posuisti lacrymas meas in conspectu tuo
65- 9 Qui posuit animam meam ad vitam
-11 Posuisti tribulationes in dorso nostro
68-12 Et posui vestimentum meum cilicium
72- 9 Posuerunt in cœlum os suum
-18 Verumtamen propter dolos posuisti eis
-28 Ponere in Domino Deo spem meam
73- 4 Posuerunt signa sua, signa
77- 5 Testim. in Jacob : et legem posuit in Israël
- 7 Ut ponant in Deo spem suam, et non obliv.
-43 Sicut posuit in Ægypto signa sua et prodigia
78- 1 Posuerunt Jerusal. in pomorum custodiam
- 2 Posuerunt morticina servorum tuorum
79- 7 Posuisti nos in contradictionem vicinis nost.
80- 6 Testimonium in Joseph posuit illud
82-12 Pone principes eorum sicut Oreb, et Zeb
-14 Deus meus, pone illos ut rotam
83- 4 Turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos
- 7 In valle lacrymarum in loco, quem posuit
84-14 Et ponet in via gressus suos
87- 7 Posuerunt me in lacu inferiori, in tenebrosis
- 9 Posuerunt me abominationem sibi
88-20 Posui adjutorium in potente
-26 Et ponam in mari manum ejus
-28 Ego primogenitum ponam illum excelsum
-30 Ponam in sæculum sæculi semen ejus
-41 Posuisti firmamentum ejus formidinem
89- 8 Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo
90- 9 Altissimum posuisti refugium tuum
103- 3 Qui ponis nubem ascensum tuum
- 9 Termin. posuisti quem non transgredientur
-20 Posuisti tenebras, et facta est nox
104-27 Posuit in eis verba signorum suorum
-32 Posuit pluvias eorum, grandinem
106-33 Posuit flumina in desertum et exitus aquar.
-35 Posuit desertum in stagna aquarum
-41 Et posuit sicut oves familias
108- 5 Posuerunt adversum me mala pro bonis
109- 1 Donec ponam inimicos tuos scabellum ped.
118-33 Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum
-102 Non declinavi : quia tu legem posuisti mihi
-110 Posuerunt peccatores laqueum mihi
131-11 De fructu ventris t. ponam super sedem t.
138- 5 Et posuisti super me manum tuam
139- 6 Juxta iter scandalum posuerunt mihi
140- 3 Pone, Domine, custodiam ori meo
147-14 Qui posuit fines tuos pacem
148- 6 Præceptum posuit, et non præteribit
Prov. 8-29 Et legem ponebat aquis, ne transirent fines
19-18 Ad interfectionem a. ejus ne ponas animam
22-28 Terminos antiquos, quos posuerunt patres
23- 4 Sed prudentiæ tuæ pone modum
24-32 Posui in corde meo, et exemplo didici
Eccle. 10- 6 Positum stultum in dignitate sublimi
Cant. 1- 5 Posuerunt me custodem in vineis
8- 6 Pone me ut signaculum super cor tuum
Sap. 1-16 Et sponsiones posuerunt ad illam
4- 4 Infirmiter posita, a vento commovebuntur
-14 Non intelligentes, nec ponentes in præcordiis
6-24 Et ponam in lucem scientiam illius
13-15 In pariete ponens illud, et confirmans ferro
Eccli. 7- 6 Et ponas scandalum in æquitate tua
16-25 Virtutes, quas posuit Deus in opera sua
17- 4 Posuit timorem illius super omnem carnem
- 7 Posuit oculum suum super corda illorum
22-21 Posita contra faciem venti non permanebunt
24-34 Posuit David puero suo excitare regem
27-29 Et qui laqueum alii ponit, peribit in illo
29-14 Pone thesaurum t. in præceptis Altissimi
32- 1 Rectorem te posuerunt ? noli extolli

Eccli. 32-25 Ne ponas animæ tuæ scandalum
33-10 Et ex ipsis posuit in numerum dierum
38-32 Qui in sollicitudine positus est semper
43-16 In magnitudine sua posuit nubes
44-19 Testamenta sæculi posita sunt apud illum
45-10 Et femoralia et humerale posuit ei
50-30 Qui ponit illa in corde suo, sapiens erit
Isai. 5- 6 Et ponam eam desertam : non putabitur
-20 Ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras
Ponentes amarum in dulce et dulce in amar.
7- 6 Ponamus regem in medio ejus filium Tabeel
10- 6 Ponat illum in conculcationem quasi lutum
13- 9 Ad ponendam terram in solitudinem
-20 Nec ponet ibi tentoria Arabs, nec pastores
14-17 Qui posuit orbem desertum
-23 Et ponam eam in possessionem ericii
15- 9 Ponam enim super Dibon additamenta
16- 3 Pone quasi noctem umbram tuam in meridie
21- 4 Babylon...posita est mihi in miraculum
- 5 Pone mensam, contemplare in specula
- 6 Vade, et pone speculatorem
22- 7 Et equites ponent sedes suas in porta
23-13 Posuerunt eam in ruinam
25- 2 Quia posuisti civitatem in tumulum
26- 1 Ponetur in ea murus et antemurale
27- 9 Cum posuerit omnes lapides altaris sicut lapides cineris
28-15 Quia posuimus mendacium spem nostram
-17 Ponam in pondere judicium, et justitiam
-25 Ponet triticum per ordinem, et hordeum
29- 3 Munimenta ponam in obsidionem tuam
37-29 Ponam ergo circulum in naribus tuis
40-18 Aut quam imaginem ponetis ei ?
41-15 Posui te quasi plaustrum triturans novum
Et colles quasi pulverem pones
-18 Ponam desertum in stagna aquarum
-19 Ponam in deserto abietem, ulmum, et bux.
-22 Ponemus cor nostrum, et sciemus novissima
42- 4 Donec ponat in terra judicium
-12 Ponent Domino gloriam, et laudem ejus
-15 Ponam flumina in insulas, et stagna arefac.
-16 Ponam tenebras coram eis in lucem
43-19 Ponam in deserto viam, et in invio flumina
46- 7 Portant illum in humeris gestantes, et ponentes in loco suo
47- 6 Non posuisti eis misericordias
- 7 Non posuisti hæc super cor tuum
49- 2 Et posuit os meum quasi gladium acutum
Protexit me, et posuit me sicut sagittam
-11 Et ponam omnes montes meos in viam
50- 2 Desertum faciam mare, ponam flumina in siccum
- 3 Et saccum ponam operimentum eorum
- 7 Ideo posui faciem meam ut petram duriss.
51- 3 Et ponet desertum ejus quasi delicias
-10 Qui posuisti profundum maris viam, ut transirent
-16 Posui verba mea in ore tuo
-23 Et ponam illum in manu eorum, qui te humiliaverunt
Et posuisti ut terram corpus tuum
53- 6 Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium
-10 Si posuerit pro peccato animam s., videbit
54-12 Et ponam jaspidem propugnacula tua
57- 7 Super montem excelsum... posuisti cubile t.
- 8 Et retro postem posuisti memoriale tuum
59-21 Et verba mea, quæ posui in ore tuo, non recedent
60-15 Ponam te in superbiam sæculorum
-17 Et ponam visitationem tuam pacem
61- 3 Ut ponerem lugentibus Sion, et darem eis coronam
62- 7 Et donec ponat Jerusalem laudem in terra
63-11 Ubi est qui posuit in medio ejus spiritum
65-11 Qui ponitis Fortunæ mensam, et libatis sup.
66-19 Et ponam in eis signum, et mittam ex eis
Jerem. 1-15 Venient, et ponent unusquisq. solium suum
2- 7 Hæreditatem m. posuistis in abominationem
-15 Posuerunt terram ejus in solitudinem
3-19 Ego a. dixi : Quomodo ponam te in filios ?
4- 7 Ut ponat terram tuam in solitudinem
5-22 Qui posui arenam terminum mari, præcept.
-26 Laqueos ponentes et pedicas ad capiendos
6- 8 Ne forte ponam te desertam, terram inhabitabilem
7-30 Posuerunt offendicula sua in domo
9- 8 Pacem cum amico suo loquitur, et occulte ponit ei insidias
10-22 Ut ponat civitates Juda solitudinem
11-13 Et secundum numerum viarum Jerusalem posuisti aras confusionis
12-11 Posuerunt eam in dissipationem, luxitque
13- 4 Et pones illud super lumbos tuos
- 2 Possedi lumbare... et posui circa lumbos m.
-16 Expectabitis lucem, et ponet eam in umbram

Jerem. 17- 5 Maledictus homo, qui... ponit carnem brachium suum
19- 8 Et ponam civitatem hanc in stuporem
-12 Et ponam civitatem istam sicut Topheth
21-10 Posui e. faciem meam super civitatem hanc
22- 6 Si non posuero te solitudinem, urbes inhabitabiles
24- 1 Duo calathi pleni ficis, positi ante templum
- 6 Ponam oculos meos super eos ad placandum
25- 9 Et ponam eos in stuporem et in sibilum
-12 Et ponam illam in solitudines sempiternas
27- 2 Fac tibi... catenas : et pones eas in collo tuo
28-14 Jugum ferreum posui super collum cunctar.
29-17 Et ponam eos quasi ficus malas
-22 Ponat te Dominus sicut Sedeciam, et sicut Achab
31-21 Statue tibi speculam, pone tibi amaritudines
32-14 Et pone illos in vase fictili, ut permanere possint
-20 Qui posuisti signa et portenta in terra Æg.
-34 Et posuerunt idola sua in domo
33-25 Et leges cœlo et terræ non posui
35- 5 Et posui coram filiis domus Rechabitarum scyphos plenos vino, et calices
36-22 Et posita erat arula coram eo plena prunis
38-12 Pone veteres pannos, et hæc scissa et putrida
39-12 Tolle illum, et pone super eum oculos tuos
40- 4 Veni : et ponam oculos meos super te
42-15 Si posueritis faciem vestram ut ingrediamini Ægyptum
-17 Omnesque viri qui posuerunt faciem suam
43-10 Et ponam thronum ejus super lapides istos
44-11 Ecce ego ponam faciem meam in vobis in malum
-12 Qui posuerunt facies suas ut ingrederentur
49-38 Et ponam solium meum in Ælam
50- 3 Quæ ponet terram ejus in solitudinem
51-29 Ut ponat terram Babylonis desertam
-39 In calore eorum ponam potus eorum
52-11 Posuit eum in domo carceris usque ad diem
-32 Posuit thronum ejus super thronos regum
Thren. 1-13 Posuit me desolatam, tota die mœrore confectam
3-11 Et confregit me : posuit me desolatam
-12 Et posuit me quasi signum ad sagittam
-29 Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes
-45 Abjectionem posuisti me in medio populor.
-53 Et posuerunt lapidem super me
Baruc. 2-26 Et posuisti templum, in quo invocatum est
Ezech. 3-20 Ponam offendiculum cor. eo, ipse morietur
4- 1 Sume tibi laterem, et pones eum coram te
- 2 Dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro
- 3 Et pones eam in murum ferreum
- 4 Et pones iniquitates domus Israel super eo
5- 5 Ista est Jerus., in medio gentium posui eam
6- 2 Fili hominis, pone faciem t. ad montes Israel
7- 3 Ponam contra te omnes abominationes tuas
- 4 Non miserebor : sed vias tuas ponam super te
-20 Et ornamentum monilium suorum in superbiam posuerunt
11- 7 Interfecti vestri, quos posuistis in medio ejus
-21 Horum viam in capite suo ponam, dicit Dominus
13-17 Pone faciem tuam contra filias populi tui
14- 3 Posuerunt immunditias suas in cordibus s.
- 4 Qui posuerit immunditias suas in corde suo
- 7 Si alienatus fuerit a me, et posuerit idola sua in corde suo
- 8 Ponam faciem meam super hominem illum
15- 7 Et ponam faciem meam in eos
Cum posuero faciem meam in eos
16-14 Quia perfecta eras in decore meo, quem posueram super te
-18 Thymiama meum posuisti coram eis
-19 Posuisti in conspectu eorum in odorem suav.
17- 4 In urbe negotiatorum posuit illam
- 5 Et posuit illud in terra pro semine
In superficie posuit illud
-19 Et fœdus, quod prævaricatus est, ponam in caput ejus
-22 Sumam ego de medulla cedri sublimis, et ponam
20-28 Et posuerunt ibi odorem suavitatis suæ
-46 Fili hominis, pone faciem tuam contra viam Austri
21- 2 Fili hominis, pone faciem tuam ad Jerusalem
-19 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias
-20 Viam pones ut veniat gladius ab Rabbath
-22 Ut ponat arietes, ut aperiat os in cæde
Ut ponat arietes contra portas, ut comportet
-27 Iniquitatem, iniquitatem, iniq. ponam eam
23-25 Et ponam zelum meum in te, quem exercent
-41 Et unguentum meum posuisti super eam
-42 Posuerunt armillas in manibus eorum

Ezech. 24- 3 Hæc dicit Dominus Deus: Pone ollam; pone, inquam, et mitte in eam aquam
-11 Pone quoque eam super prunas vacuam
25- 2 Pone faciem tuam contra filios Ammon
- 4 Et ponent in te tentoria sua
26-12 Pulverem tuum in medio aquarum ponent
27- 7 Texta est tibi in velum ut poneretur in malo
28-14 Et posuit te in monte sancto Dei
-21 Fili hominis, pone facem t. contra Sidonem
29- 2 Pone faciem tuam contra Pharaonem regem
- 4 Et ponam frenum in maxillis tuis
31-14 Nec ponent sublimitatem s. inter nemorosa
32-24 Qui posuerunt terrorem s. in terra viventium.
-25 In medio interfectorum posuerunt cubile ej.
In medio interfectorum positi sunt
-27 Et posuerunt gladios suos sub capitibus suis
34-26 Et ponam eos in circuitu collis mei bened.
35- 2 Pone faciem tuam adversum montem Seir
36-26 Et spiritum novum ponam in medio vestri
-27 Et spiritum meum ponam in medio vestri
38- 2 Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog
- 4 Circumagam te, et ponam frenum in maxillis
39-21 Et ponam gloriam meam in gentibus
Et manum meam, quam posuerim super eos
40- 4 Pone cor tuum in omnia, quæ ego ostendam
-42 Super quas ponant vasa, in quib. immolatur
42-13 Ibi ponent sancta sanctorum et oblationem
43-20 De sang. ejus, pones super quatuor cornua ej.
44- 5 Fili hominis, pone cor t., et vide oculis tuis
Et pones cor tuum in viis templi
- 8 Posuistis custodes observationum mearum
45-19 Ponet in postibus domus et in quatuor ang.
Dan. 3- 3 Stabant autem in conspectu statuæ, quam posuerat Nabuchodonosor rex
-10 Tu, rex, posuisti decretum, ut omnis homo
-96 A me ergo positum est hoc decretum
5-12 In Daniele, cui rex posuit nomen Baltassar
-21 Sed et cor ejus cum bestiis positum est
6-14 Et pro Daniele posuit cor, ut liberaret eum
-17 Allatusque est lapis unus, et positus est super os laci
7- 9 Aspiciebam donec throni positi sunt
9- 3 Et posui faciem meam ad Dom. Deum meum
-10 Ut ambularemus in lege ejus, quam posuit nobis per servos suos prophetas
10-12 Ex die primo quo posuisti cor tuum ad intelligendum
11-17 Et ponet faciem suam ut veniat ad tenendum
12-11 Et posita fuerit abominatio in desolationem
13-34 Posuerunt manus suas super caput ejus
14-10 Et tu, rex, pone escas, et vinum misce
-13 Egressi sunt illi, rex posuit cibos ante Bel
-35 Posuitque eum in Babylone supra lacum
Osee. 1-11 Et ponent sibimet caput unum, et ascendent
2- 3 Et ponam eam quasi solitudinem
-12 Et ponam eam in saltum, et comedet eam bestia agri
6-11 Sed et Juda pone messem tibi
11- 8 Quomodo dabo te sicut Adama, ponam te ut Seboim?
Joel. 1- 7 Posuit vineam meam in desertum
3- 3 Et posuerunt puerum in prostibulo
Amos. 7- 8 Ecce ego ponam trullam in medio populi mei
8-10 Et ponam eam quasi luctum unigeniti
9- 4 Et ponam oculos meos super eos in malum
Abdiæ. - 4 Et si inter sidera posueris nidum tuum
- 7 Qui comedunt tec. ponent insidias subter te
Mich. 1- 6 Et ponam Samariam quasi acervum lapidum
- 7 Et omnia idola ejus ponam in perditionem
2-12 Pariter ponam illum quasi gregem in ovili
4- 7 Et ponam claudicantem in reliquias
-13 Tritura, filia Sion: quia cornu tuum ponam ferreum, et ungulas tuas ponam æreas
5- 1 Obsidionem posuerunt super nos
7-16 Ponent manum super os, aures eorum surdæ
Nahum. 1-14 Ponam sepulcrum t., quia inhonoratus es
3- 6 Contumeliis te afficiam, et ponam te in exemplum
Habac. 1-12 Domine, in judicium posuisti eum
3-19 Et ponet pedes meos quasi cervorum
Soph. 2-13 Ponet speciosam in solitudinem et in inv.
3-19 Et ponam eos in laudem et in nomen
Aggiæ. 1- 5 Ponite corda vestra super vias vestras
- 7 Ponite corda vestra super vias vestras
2-16 Nunc ponite corda vestra a die hac et supra
Antequam poneretur lapis super lapidem
-19 Ponite corda vestra ex die ista, et in futurum
Ponite super cor vestrum
-24 Et ponam te quasi signaculum, quia te elegi
Zach. 3- 5 Ponite cidarim mundam super caput ejus
Et posuerunt cidarim mundam super caput
5-11 Et stabiliatur, et ponatur ibi super basem s.
6-11 Et facies coronas, et pones in capite Jesu
7-12 Et cor suum posuerunt ut adamantem
-14 Posuerunt terram desiderabilem in desert.
Zach. 9-13 Et ponam te quasi gladium fortium
10- 3 Et posuit eos quasi equum gloriæ suæ in bello
12- 2 Ecce ego ponam Jerusalem superliminare
- 3 In die illa ponam Jerusalem lapidem oneris
- 6 In die illa ponam duces Juda sicut caminum
Malac. 1- 3 Et posui montes ejus in solitudinem
2- 2 Et si nolueritis ponere super cor, ut detis gloriam nomini meo
Quoniam non posuistis super cor
1 Mac. 1-36 Et posuerunt illic gentem peccatricem
Posuerunt arma, et escas, et congregaverunt
4-29 Castra posuerunt in Bethoron, et occurrit
-50 Et incensum posuerunt super altare, et accenderunt
-51 Et posuerunt super mensam panes
5-37 Et castra posuit contra Raphon trans torr.
-39 Et castra posuerunt trans torrentem
-41 Si vero timuerit transire, et posuerit castra extra flumen, transfretemus ad eos
-46 Hæc civitas magna in ingressu posita, munita
9- 2 Et castra posuerunt in Masaloth
- 5 Et Judas posuerat castra in Laisa
-51 Et posuit custodiam in eis, ut inimicitias exercerent in Israël
-52 Posuit in eis auxilia et apparatum escarum
-53 Posuit eos in arce in Jerusal. in custodiam
-64 Et venit, et castra posuit desuper Bethbessen
10-65 Et posuit eum ducem, et participem princip.
11- 3 Ponebat custodias militum in singulis civit.
-37 Et ponatur in monte sancto, in loco celebri
-66 Et cepit civitatem, et posuit in ea præsidium
-71 Et posuit terram in capite suo, et oravit
12-27 Et posuit custodes per circuitum castrorum
-34 Et posuit ibi custodes ut custodirent eam
13-33 Et posuit alimenta in munitionibus
-54 Et posuit eum ducem virtutum universarum
14- 3 Duxit eum ad Arsacem, et posuit eum in custodiam
-23 Et placuit populo... ponere exemplum sermonum eorum in segregatis populi libris
-26 Et posuerunt in titulis in monte Sion
-33 Et posuit illic præsidium viros Judæos
-34 Et quæcumque apta erant ad correptionem eorum, posuit in eis
-35 Posuerunt eum ducem suum, et principem
-48 Scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis, et ponere eas in peribolo sanct.
-49 Exemplum autem eorum ponere in ærario
2 Mac. 3-15 Invocabant... eum, qui de depositis legem posuit
-27 Atque in sella gestatoria positum ejecerunt
4-12 Etenim ausus est..et optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere
-46 Itaque Ptolemæus in quodam atrio positum quasi refrigerandi gratia regem adiit
5-16 Vasa, quæ... erant posita ad ornatum loci
10- 3 Et lucernas et panes propositionis posuerunt
12-39 Et cum parentibus poneret in sepulcris paternis
13-23 Honoravit templum, et munera posuit
14-21 Et singulis sellæ prolatæ sunt, et positæ
Matth. 3-10 Jam e. securis ad radic. arborum posita est
5-14 Non potest civitas abscondi supra montem posita
-15 Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio
12-18 Ponam spiritum meum super eum
14- 3 Et posuit in carcerem propter Herodiadem
18-23 Qui voluit rationem ponere cum servis suis
-24 Et cum cœpisset rationem ponere
22-44 Donec ponam inimicos tuos scabellum ped.
24-51 Partemque ejus ponet cum hypocritis
27-29 Coronam de spinis, posuerunt sup. caput ej.
-60 Et posuit illud in monumento suo novo
28- 6 Et videte locum, ubi positus erat Dominus
Marc. 4-21 Numquid venit lucerna ut sub modio ponatur?
Nonne ut super candelabrum ponatur?
6-29 Et posuerunt illud in monumento
-41 Et dedit Discipulis suis, ut ponerent ante eos
-56 In plateis ponebant infirmos, et deprecab.
12-36 Donec ponam inimicos tuos scabellum ped.
15-19 Et ponentes genua, adorabant eum
-46 Involvit sindone, et posuit eum in monum.
-47 Maria autem Magdalene, et Maria Joseph, aspiciebant ubi poneretur
16- 6 Non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum
Luc. 1- 9 Sorte exiit ut incensum poneret, ingressus
-66 Et posuerunt omnes, qui audierant in corde
2-12 Invenietis infantem... positum in præsepio
-16 Invenerunt... infantem positum in præsepio
-34 Ecce positus est hic in ruinam et in resurr.
3- 9 Jam e. securis ad radic. arborum posita est
5-18 Quærebant eum inferre, et ponere ante eum
6-48 Et posuit fundamentum super petram
Luc. 8-16 Nemo autem lucernam accendens... subtus lectum ponit
Sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant
9-16 Et distribuit Discipulis suis ut ponerent ante turbas
-44 Ponite vos in cordibus vestris sermones ist.
11- 6 Et non habeo quod ponam ante illum
-33 Nemo lucernam accendit, et in abscondito ponit
12-19 Anima, habes multa bona posita in annos plurimos
-46 Partemque ejus cum infidelibus ponet
14-29 Ne, posteaquam posuerit fundamentum
19-21 Homo austerus es: tollis quod non posuisti
-22 Homo austerus sum, tollens quod non posui
20-43 Donec ponam inimicos tuos scabellum ped.
21-14 Ponite ergo in cordibus vestris
22-41 Avulsus est ab eis.. et positis genibus orabat
23-53 Et posuit eum in monumento exciso
In quo nondum quisquam positus fuerat
-55 Et quemadmodum positum erat corpus ejus
24-12 Et procumbens vidit linteamina sola posita
Joan. 2- 6 Erant autem ibi lapideæ hydriæ sex positæ
-10 Omnis homo primum bonum vinum ponit
9-15 Lutum mihi posuit super oculos, et lavi
10-15 Et animam meam pono pro ovibus meis
-17 Quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam
-18 Sed ego pono eam a me ipso, et potestatem habeo ponendi eam
11-34 Et dixit: Ubi posuistis eum?
13- 4 Surgit a cœna, et ponit vestimenta sua
-37 Animam meam pro te ponam
-38 Resp. ei Jesus: Animam tuam pro me pones
15-13 Ut animam suam ponat quis pro amicis suis
-16 Sed ego elegi vos, et posui vos ut eatis
19-19 Scripsit autem et titulum Pilatus: et posuit super crucem
-29 Vas ergo erat positum aceto plenum
-41 In quo nondum quisquam positus erat
-42 Ibi ergo... quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum
20- 2 Tulerunt Dom... et nescimus ubi posuerunt
- 5 Et cum se inclinasset, vidit posita linteamina
- 6 Introivit in monumentum, et vidit linteamina posita
- 7 Sudarium.. non cum linteaminibus positum
-12 Sedentes... ubi positum fuerat corpus Jesu
-13 Quia tulerunt Do... et nescio ubi posuerunt
-15 Si tu sustulisti eum, dicito mihi ubi posuisti
21- 9 Viderunt prunas positas et piscem superpositum
Act. 1- 7 Vel momenta, quæ Pater posuit in sua potestate
2-35 Donec ponam inimicos tuos scabellum ped.
3- 2 Quem ponebant quotidie ad portam templi
4- 3 Et posuerunt eos in custodiam in crastinum
-35 Et ponebant ante pedes Apostolorum
-37 Attulit pretium, et posuit ante pedes Apost.
5- 2 Partem quamdam, ad pedes Apostol. posuit
- 4 Quare posuisti in corde tuo hanc rem?
-15 Ita ut in plateas ejicerent infirmos, et ponerent in lectulis ac grabatis
-18 Et posuerunt eos in custodia publica
-25 Quia ecce viri, quos posuistis in carcerem
7-16 Positi sunt in sepulcro, quod emit Abrah.
-59 Positis aut. genibus, clamavit voce magna
9-37 Cum lavissent, posuerunt eam in cœnaculo
-40 Petrus ponens genua oravit: et conversus
13-29 Posuerunt eum in monumento
-47 Posui te in lucem gentium, ut sis in salutem
20-28 In quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos
-36 Positis genibus suis oravit cum omnibus illis
21- 5 Et positis genibus in littore, oravimus
Rom. 4-17 Quia patrem multarum gentium posui te
9-33 Ecce pono in Sion lapidem offensionis
14-13 Ne ponatis offendiculum fratri vel scandal.
1 Cor. 3-10 Ut sapiens architectus fundamentum posui
-11 Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est
9-18 Ut Evangelium prædicans, sine sumptu ponam Evangelium
12-18 Nunc autem posuit Deus membra
-28 Posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos
15-25 Donec ponat omn. inimicos sub pedibus ej.
2 Cor. 3-13 Et non sicut Moyses ponebat velamen
-15 Velamen positum est super cor eorum
5-19 Et posuit in nobis verbum reconciliationis
Galat. 3-19 Propter transgressiones posita est
Philip. 1-16 In defensionem Evangelii positus sum
1 Thes. 3- 3 Ipsi enim scitis quod in hoc positi sumus
5- 9 Quoniam non posuit nos Deus in iram
1 Tim. 1- 9 Sciens hoc quia lex justo non est posita
-12 Fidelem me existimavit, ponens in minister.

1 *Tim.* 2- 7 In quo positus sum ego prædicator et Apost.
2 *Tim.* 1-11 In quo positus sum ego prædicator et Apost.
Hebr. 1-13 Quoadusq. ponam inimicos tuos scabellum
10-13 Donec ponantur inimici ejus scabellum
1 *Petr.* 2- 6 Ecce pono in Sion lapidem summum ang.
- 8 Nec credunt in quo et positi sunt
2 *Petr.* 2- 6 Exempl. eor. qui impie acturi sunt, ponens
1 *Joan.* 3-16 Quoniam ille animam suam pro nobis posuit
Nos debemus pro fratrib. n. animas ponere
5-19 Et mundus totus in maligno positus est
Apoc. 1-17 Et posuit dexteram suam super me, dicens
4- 2 Et ecce sedes posita erat in cœlo
10- 2 Et posuit pedem suum dextrum super mare
11- 9 Corpora eorum non sinent poni in monum.
21-16 Et civitas in quadro posita est

PONS.

2 *Mac.* 12-13 Pontibus murisque circumseptam

PONTICUS. *Ex Ponto regione Asiæ.*

Act. 18- 2 Et inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam, Ponticum genere

PONTIFEX.

Exod. 28-38 Imminens fronti pontificis
29-30 Qui pontifex pro eo fuerit constitutus
35-19 Vestes Aaron pontificis ac filiorum ejus
39-24 Quibus ornatus incedebat pontifex
Levit. 8- 7 Vestivit pontificem subucula linea
16-17 Quando pontifex sanctuarium ingreditur
21-10 Pontifex, id est, sacerdos maximus inter frat.
Num. 35-28 Usque ad mortem pontificis in urbe residere
-32 Exules et profugi ante mortem pontificis
4 *Reg.* 12- 7 Vocavitque rex Joas Joïadam pontificem
- 9 Tulit Joïada pontifex gazophylacium unum
-10 Ascendebat scriba regis, et pontifex
22- 8 Dixit autem Helcias pontifex ad Saphan
23- 4 Et præcepit rex Helciæ pontifici
1 *Par.* 9-11 Filii Achitob, pontifex domus Dei
29-22 Unxerunt...et Sadoc in pontificem
2 *Par.* 19-11 Amarias autem sacerdos et pontifex vester
22-11 Filia regis Joram, uxor Joïadæ pontificis
23- 8 Omnia quæ præceperat Joïada pontifex
Siquidem Joïada pontifex non dimiserat abire turmas
-11 Unxit quoque illum Joïada pontifex
-14 Egressus a. Joïada pontifex ad centuriones
26-20 Cumque respexisset eum Azarias pontifex
31-13 Et Azariæ pontificis domus Dei
Judith. 15- 9 Joacim a. summus pontifex, de Jerus. venit
2 *Mac.* 3- 1 Propter Oniæ pontificis pietatem
Marc. 15-11 Pontifices autem concitaverunt turmam
Joan. 7-45 Venerunt ergo ministri ad pontifices
11-47 Collegerunt ergo pontifices et Pharisæi consilium
-49 Caïphas... cum esset pontifex anni illius
-51 Cum esset pontifex anni illius, prophetavit
-56 Dederant a. pontifices et Pharisæi mandatum
18- 3 Et a pontificibus et Pharisæis ministros
-10 Eduxit eum : et percussit pontificis servum
-13 Socer Caïphæ, qui erat pontifex anni illius
-15 Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Jesu in atrium pontificis
-16 Exivit ergo Discipulus alius, qui erat notus pontifici
-19 Pontifex ergo interrogavit Jesum
-22 Dedit alapam Jesu, dicens : Sic respondes pontifici ?
-24 Et misit eum Annas ligatum ad Caïpham pontificem
-26 Dicit ei unus ex servis pontificis
-35 Gens tua et pontifices tradiderunt te mihi
19- 6 Cum ergo vidissent eum pontifices
-15 Responderunt pontifices : Non habemus regem, nisi Cæsarem
-21 Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum
Hebr. 2-17 Ut misericors fieret et fidelis pontifex
3- 1 Considerate Apostolum et Pontificem confessionis
4-14 Habentes ergo pontificem magnum
-15 Non enim habemus pontificem
5- 1 Omnis.. pontifex ex hominibus assumptus
- 5 Clarificavit ut pontifex fieret
-10 Appellatus a Deo pontifex juxta ordinem
6-20 Secundum ordinem Melchisedech pontifex factus in æternum
7-26 Talis enim decebat ut nobis esset pontifex
8- 1 Quæ dicuntur : Talem habemus pontificem
- 3 Omnis e. pontifex ad offerendum munera
9- 7 Semel in anno solus pontifex, non sine sang.
-11 Christus autem assistens pontifex futurorum
-25 Quemadmodum pontifex intrat in sancta
13-11 Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in sancta per pontificem

PONTIUS.

Prænomen Pilati procuratoris Judææ a Romanis constituti.

Matth. 27- 2 Et tradiderunt Pontio Pilato præsidi
Luc. 3- 1 Procurante Pontio Pilato Judæam
Act. 4-27 Herodes, et Pontius Pilatus, cum gentibus
1 *Tim.* 6-13 Qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato

PONTUS.

Lata regio Asiæ sita ad mare Ponticum, quod idem et Euxinum, Asiam Europamque disterminans, appellatur. Cappadociam, Armeniam, Colchidem, aliasque provincias complectitur.

Gen. 14- 1 Amraphel rex Sennaar, et Arioch rex Ponti
- 9 Scilicet adversus... Amraphel regem Sennaar, et Arioch regem Ponti
Act. 2- 9 Et qui habitant... Pontum et Asiam
1 *Petr.* 1- 1 Electis advenis dispersionis Ponti, Galatiæ

POPLES.

Judic. 7- 6 Omnis autem reliqua multitudo flexo poplite biberat

POPULARIS.

Sap. 18-11 Et popularis homo regi similia passus

POPULEUS, A.

Gen. 30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides

POPULUS.

Gen. 10-18 Et post hæc disseminati sunt populi Chanan.
-32 Hæ familiæ Noe juxta populos et nationes
11- 6 Ecce unus est populus, et unum labium omn.
14-16 Reduxitque... mulieres quoque et populum
17-14 Delebitur anima illa de populo suo
-16 Et reges populorum orientur ex eo
19- 4 Viri civitatis vallaverunt domum a puero usque ad senem, omnis populus simul
-38 Nomen ejus Ammon, id est, filius populi m.
23- 7 Surrexit Abraham, et adoravit populum
-11 Præsentibus filiis populi mei, sepeli mort.
-12 Adoravit Abraham coram populo terræ
25- 8 Congregatusque est ad populum suum
-17 Mortuus est, et appositus ad populum suum
-23 Et duo populi ex ventre tuo dividentur
Populusque populum superabit
26-10 Potuit coire quisp. de populo cum uxore tua
Præcepitque omni populo, dicens
27-29 Et serviant tibi populi, et adorent te tribus
28- 3 Atq. multiplicet, ut sis in turbas populorum
32- 7 Perterritus divisit populum qui secum erat
33-15 Oro te, ut de populo qui mecum est, saltem socii remaneant viæ tuæ
34-16 Habitabimus vobisc. erimusq. unus populus
-20 Ingressique... locuti sunt ad populum
-23 Habitantes simul, unum efficiemus populum
35- 6 Venit igit. Jacob...et omnis populus cum eo
-11 Gentes et populi nationum ex te erunt
-29 Appositus est populo suo senex et plenus dierum
41-40 Ad tui oris imperium cunct. populus obediet
-55 Clamavit populus ad Pharaonem, alimenta petens
42- 6 Ad ej. nutum frumenta populis vendebantur
47-21 Cunctos populos ejus, a novissimis terminis
-23 Dixit ergo Joseph ad populos : En ut cernitis
48- 4 Et faciam te in turbas populorum
-19 Iste quid. erit in populos, et multiplicabitur
49-16 Dan judicabit populum s. sicut et alia tribus
-29 Dicens : Ego congregor ad populum meum
-32 Et obiit : appositusq. est ad populum suum
50-20 Et salvos faceret multos populos
Exod. 1- 9 Et ait ad populum suum : Ecce, populus filiorum Israel multus, et fortior nobis est
-20 Et crevit populus, confortatusque est nimis
-22 Præcepit ergo Pharao omni populo suo
3- 7 Vidi afflictionem populi mei in Ægypto
-10 Ut educas populum meum, filios Israël
-12 Cum eduxeris populum meum de Ægypto
-21 Daboq. gratiam populo huic coram Ægyptiis
4-16 Ipse loquetur pro te ad populum
-21 Indurabo cor ejus, et non dimittet populum
-30 Et fecit signa coram populo
-31 Et credidit populus. Audieruntque
5- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 4 Quare... sollicitatis populum ab operibus
- 5 Dixitque Pharao : Multus est populus terræ
- 6 Præcepit... et exactoribus populi, dicens
- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo
-10 Ad populum dixerunt : Sic dicit Pharao
-12 Dispersusq. est populus per omnem terram
-16 Et injuste agitur contra populum tuum
-22 Ait : Domine, cur afflixisti populum istum ?

Exod. 5-23 Afflixit populum tuum : et non liberasti eos
6- 7 Et assumam vos mihi in populum
7- 4 Et educam exercitum et populum meum
-14 Non vult dimittere populum
-16 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
8- 1 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
- 3 Et ingredientur... in domos servorum tuorum, et in populum tuum
- 4 Ad te et ad populum tuum.. intrabunt ranæ
- 8 Orate Dominum ut auferat ranas a me, et a populo meo
- 9 Pro te, et pro servis tuis, et pro populo tuo
Ut abigantur ranæ a te... et a populo tuo
-11 Et recedent ranæ a te... et a populo tuo
-20 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
-21 Immittam in te... et in populum tuum
-22 Faciamque mirabilem in die illa terram Gessen, in qua populus meus est
-23 Ponamque divisionem inter populum meum et populum tuum
-29 Et recedet musca... a populo ejus cras
Ut non dimittas populum sacrificare Dom.
-31 Et abstulit muscas... a populo ejus
-32 Nec hac quidem vice dimitteret populum
9- 1 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
- 7 Et non dimisit populum
-13 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
-14 Et super servos tuos, et super populum tuum
-15 Percutiam te et populum tuum peste
-17 Adhuc retines populum meum
-27 Dominus justus, ego et populus meus impii
10- 3 Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi
11- 3 Dabit autem Dominus gratiam populo suo
Coram servis Pharaonis et omni populo
- 8 Egredere tu, et omnis populus qui subjectus
12-27 Incurvatusque populus adoravit
-31 Surgite et egredimini a populo meo, vos
-33 Urgebantque Ægyptii populum de terra exire velociter, dicentes
-34 Tulit igitur populus conspersam farinam
-36 Dom. a. dedit gratiam populo coram Ægypt.
13- 3 Moyses ad populum : Mementote diei hujus
-17 Igitur cum emisisset Pharao populum
14- 5 Et nuntiatum est regi Ægyptiorum quod fugisset populus : immutatumque est cor Pharaonis... super populo
- 6 Et omnem populum suum assumpsit secum
-13 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
-31 Timuitq. populus Dominum, et crediderunt
15-13 Dux fuisti in misericordia tua populo quem redemisti
-14 Ascenderunt populi, et irati sunt
-16 Donec pertranseat populus tuus, Domine, donec pertranseat populus tuus iste
-24 Et murmuravit populus contra Moysen
16- 4 Egrediatur populus, et colligat quæ suffic.
-27 Et egressi de populo ut colligerent, non inv.
-30 Et sabbatizavit populus die septimo
17- 1 Ubi non erat aqua ad bibendum populo
- 3 Sitivit ergo ibi populus præ aquæ penuria
- 4 Dicens : Quid faciam populo huic ?
- 5 Antecede populum, et sume tecum
- 6 Et exibit ex ea aqua, ut bibat populus
-13 Fugavitque Josue Amalec et populum ejus
18- 1 Quæ fecerat Deus Moysi et Israëli populo suo
-10 Qui eruit populum suum de manu Ægypti
-13 Altera autem die sedit Moyses, ut judicaret populum
-14 Omnia scilicet quæ agebat in populo
Cur solus sedes, et omnis populus præstolat.
-15 Venit ad me populus quærens sententiam
-18 Stulto labore consumeris et tu, et populus
-19 Esto tu populo in his quæ ad Deum pertin.
-20 Ostendasque populo cæremonias et ritum
-22 Qui judicent populum omni tempore
-23 Et omnis hic populus revertetur ad loca sua
-25 Constituit eos principes populi, tribunos
19- 5 Eritis mihi in peculium de cunctis populis
- 7 Et convocatis majoribus natu populi
- 8 Responditque omnis populus simul
Cumq. retulisset Moyses verba populi ad Do.
- 9 Ut audiat me populus loquentem ad te
Nuntiavit ergo Moyses verba populi ad Do.
-10 Vade ad populum, et sanctifica illos hodie
-12 Constituesq. terminos populo per circuitum
-14 Descenditque Moyses de monte ad populum
-16 Et timuit populus qui erat in castris
-21 Descende, et contestare populum
-24 Sacerdotes autem et populus ne transeant
-25 Descenditque Moyses ad populum
20-18 Cunctus a. populus videbat voces et lampad.
-20 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
-21 Stetitque populus de longe
21- 8 Populo autem alieno vendendi non habebit potestatem

Exod. 22-25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo
-28 Et principi populi tui non maledices
23-11 Ut comedant pauperes populi tui
-27 Occidam om. populum, ad quem ingredieris
24- 2 Nec populus ascendet cum eo
- 3 Respondítque omnis populus una voce
- 7 Volumen fœderis, legit audiente populo
- 8 Sumptum sanguinem respersit in populum
30-33 Exterminabitur de populo suo
-38 Homo quicumque fecerit simile... peribit de populis suis
31-14 Peribit anima illius de medio populi sui
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret
- 6 Et sedit populus manducare, et bibere
- 7 Vade, descende : peccavit populus tuus
- 9 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
-11 Irascitur furor tuus contra populum tuum
-12 Et esto placabilis super nequitia populi tui
-14 Quod locutus fuerat adversus populum s.
-17 Audiens a. Josuë tumultum populi vocifer.
-21 Dixitq. ad Aaron : Quid tibi fecit hic populus
-22 Tu e. nosti populum istum, quod pronus sit
-25 Videns ergo Moyses populum quod esset nudatus
-31 Peccavit populus iste peccatum maximum
-34 Duc populum istum quo locutus sum tibi
-35 Percussit ergo Do. populum pro reatu vituli
33- 1 Ascende de loco isto tu, et populus tuus
- 3 Quia populus duræ cervicis es
- 4 Audiensq. populus sermonem hunc pessim.
- 5 Loquere filiis Isr. : Populus duræ cervicis es
- 7 Omnis populus, qui habebat aliquam quæstionem, egrediebatur ad tabernaculum
-12 Præcipis ut educam populum istum
-13 Respice populum tuum gentem hanc
-16 In quo enim scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam
Ut glorificemur ab omnibus populis
34- 9 Populus enim duræ cervicis est
-10 Ut cernat populus iste, in cujus es medio
36- 3 Quotidie mane vota populus offerebat
40-36 Videntibus cunctis populis Israel
Levit. 4- 3 Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit, delinquere faciens populum
-15 Ponent seniores populi manus sup. caput ej.
-27 Quod si peccaverit anima per ignorantiam, de populo terræ
7-20 Anima polluta... peribit de populis suis
-21 Et quæ... comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis
-25 Si quis adip.. comederit, peribit de populo s.
-34 Lege perpetua, ab omni populo Israël
9- 7 Et deprecare pro te et pro populo
Cumq mactaveris hostiam populi, ora pro eo
-15 Et pro peccato populi offerens, mactavit
-18 Immolavit... hostias pacificas populi
-22 Extendens manus ad populum, benedixit ei
-23 Et deinceps egressi, benedixerunt populo
10- 3 Et in conspectu omnis populi glorificabor
16-15 Cumq. mactaverit hircum pro pecc. populi
-24 Rogabit tam pro se quam pro populo
-33 Expiabit..sacerdotes quoq. et univ. populum
17- 4 Sic peribit de medio populi sui
- 9 Ut offeratur Domino, interibit de populo s.
-10 Et disperdam eam de populo suo
18-29 Peribit de medio populi sui
19- 8 Polluit, et peribit anima illa de populo suo
-16 Non eris criminator, nec susurro in populo
20- 2 Morte moriatur : populus terræ lapidabit
- 3 Succidamque eum de medio populi sui
- 4 Quod si negligens populus terræ
- 5 Succidamq. et ipsum... de medio populi sui
- 6 Et interficiam illam de medio populi sui
-17 Occidentur in conspectu populi sui
-18 Interficientur ambo de medio populi sui
-24 Ego Do... qui separavi vos a cæteris populis
-26 Separavi vos a cæteris populis, ut essetis mei
21- 4 Sed nec in principe populi sui contaminab.
-14 Atque meretricem non accipiet, sed puellam de populo suo
22-12 Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta fuerit
23-29 Omnis anima, quæ afflicta non fuerit die hac, peribit de populis suis
-30 Quippiam fecerit, delebo eam de populo suo
24-14 Et lapidet eum populus universus
26-12 Ero Deus vester, vosque eritis populus meus
Num. 3-22 Quarum numeratus est populus sexus masc.
-27 Cognatio Caath habebit populos Amramitas
-33 At vero de Merari erunt populi Moholitæ
4-18 Nolite perdere populum Caath de medio
-37 Hic est numerus populi Caath qui intrant
-41 Hic est populus Gersonitarum, quos numer.
5-21 Exemplumque cunctorum in populo suo
-27 Eritque mulier... in exemplum omni populo

Num. 8-19 Tradidiq. eos dono Aaron et filiis ejus de medio populi, ut serviant mihi
Et orent pro eis, ne sit in populo plaga
9-13 Exterminabitur anima illa de populis suis
10- 7 Quando autem congregandus est populus
11- 1 Interea ortum est murmur populi
- 2 Cumque clamasset populus ad Moysen
- 8 Circuibatque populus, et colligens illud
-10 Audivit ergo Moyses flentem populum
-11 Et cur imposuisti pondus universi populi
-14 Non possum solus sustinere omnem hunc populum, quia gravis est mihi
-16 Quos tu nosti quod senes populi sint ac mag.
-17 Tradamque eis, ut sustentent tecum onus populi
-18 Populo quoque dices : Sanctificamini
-21 Sexcenta millia peditum hujus populi sunt
-24 Moyses, et narravit populo verba Domini
-29 Quis tribuat ut omnis populus prophetet?
-32 Surgens ergo populus toto die illo, et nocte
-33 Et ecce furor Domini concitatus in populum
-34 Ibi e. sepelierunt populum, qui desiderav.
12-15 Et populus non est motus de loco illo
13- 1 Profectusque est populus de Haseroth
-19 Considerate terram, qualis sit : et populum qui habitator est ejus
-31 Inter hæc Caleb compescens murmur populi
-32 Nequaquam ad hunc populum valemus ascendere
-33 Populus, quem aspeximus, proceræ staturæ
14- 9 Neque timeatis populum terræ hujus
-11 Usquequo detrahet mihi populus iste?
-13 De quorum medio eduxisti populum istum
-14 Qui audierunt quod tu, Domine, in populo isto sis
-16 Non poterat introducere populum in terram
-19 Dimitte, obsecro, peccatum populi hujus
-39 Locutusque est Moyses... et luxit populus
15-26 Quoniam culpa est omnis populi per ignor.
-30 (Quoniam adversus Dominum rebellis fuit) peribit de populo suo
16- 3 Cur elevamini super populum Domini
- 9 Separavit vos Deus Israel ab omni populo
Ut...et staretis coram frequentia populi
-24 Præcipe universo populo ut separetur a tabernaculis Core, et Dathan, et Abiron
-41 Dicens : Vos interfecistis populum Domini
-46 Pergens cito ad populum ut roges pro eis
-48 Pro populo deprecatus est, et plaga cessavit
18-23 Servientibus, et portantibus peccata populi
20- 1 Et mansit populus in Cades
- 2 Cumq. indigeret aqua populus convenerunt
- 6 Domine Deus, audi clamorem hujus populi
- 8 Tolle virgam, et congrega populum
-11 Ita ut populus biberet, et jumenta
-12 Non introducetis hos populos in terram
-24 Pergat, inquit, Aaron ad populos suos
21- 2 Si tradideris populum istum in manu mea
- 4 Et tædere cœpit populum itineris ac laboris
- 6 Misit Dominus in populum ignitos serpentes
- 7 Oravitque Moyses pro populo
-16 Congrega populum, et dabo ei aquam
-29 Væ tibi, Moab; peristi, popule Chamos
-33 Et occurrit eis Og... cum omni populo suo
-34 In manu tua tradidi illum, et om. populum
-35 Percusserunt igitur et hunc cum filiis suis, universumque populum ejus
22- 4 Ita delebit hic populus omnes, qui in nostris finibus commorantur
- 5 Ecce egressus est populus ex Ægypto
- 6 Veni igitur, et maledic populo huic
-11 Ecce populus qui egressus est de Ægypto
-12 Noli ire cum eis, neque maledicas populo
-17 Veni, et maledic populo isti
-41 Et intuitus est extremam partem populi
23- 9 Populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur
-24 Ecce populus ut læena consurget
24-14 Verumtamen pergens ad populum meum, dabo consilium quid populus tuus populo huic faciat extremo tempore
25- 1 Et fornicatus est populus cum filiabus Moab
- 4 Tolle cunctos principes populi, et suspende
26- 9 Isti sunt Dathan et Abiron principes populi
27- 2 Steteruntque coram... cunctis principibus populi
-13 Ibis et tu ad populum tuum, sicut ivit frat.
-17 Ne sit populus Domini sicut oves absque pastore
-22 Statuit eum coram.. omni frequentia populi
29- 5 Qui offertur in expiationem populi
31- 2 Et sic colligeris ad populum tuum
-16 Unde et percussus est populus?
32-15 In solitudine populum derelinquet
33-14 Ubi populo defuit aqua ad bibendum

Num. 35-24 Et hoc audiente populo fuerit comprobatum
Deut. 1-37 Nec miranda indignatio in populum
2- 4 Et populo præcipe, dicens : Transibitis
-10 Emim primi fuerunt habitatores ejus, populus magnus et validus
-21 Populus magnus, et multus, et proceræ longitudinis, sicut Enacim
-25 Hodie incipiam mittere terrorem atque formidinem tuam in populos
-32 Egressusque est Sehon obviam nobis cum omni populo suo ad prælium in Jasa
-33 Percussimusq. eum cum... omni populo suo
3- 1 Egressusque est Og... cum populo suo
- 2 Traditus est cum omni populo ac terra sua
- 3 Og regem Basan, et univ. populum ejus
-28 Quia ipse præcedet populum istum
4- 6 Hæc est e. vestra sapientia... coram populis
Populus sapiens et intelligens, gens magna
-10 Congrega ad me populum, ut audiant serm.
-20 Ut haberet populum hæreditarium
-33 Ut audiret populus vocem Dei loquentis
5-28 Audivi vocem verborum populi hujus
7- 6 Quia populus sanctus es Domino Deo tuo
Ut sis ei populus peculiaris de cunct. populis
- 7 Elegit vos, cum omnibus sitis populis pauciores
-14 Benedictus eris inter omnes populos
-16 Devorabis omnes populos, quos Dominus Deus tuus daturus est tibi
-19 Sic faciet cunctis populis quos metuis
9- 2 Populum magnum atque sublimem, filios Enacim
- 6 Cum durissimæ cervicis sis populus
-10 Quando concio populi congregata est
-12 Quia populus tuus, quem eduxisti de Ægypto
-13 Cerno quod populus iste duræ cervicis sit
-26 Domine Deus, ne disperdas populum tuum
-27 Ne aspicias duritiam populi hujus
-29 Qui sunt populus tuus et hæreditas tua
10- 4 Quando populus congregatus est
-11 Vade, et præcede populum, ut ingrediatur
13- 9 Et postea omnis populus mittat manum
14- 2 Quoniam populus sanctus es Domino Deo tuo
Et te elegit ut sis ei in populum peculiarem
-21 Quia tu populus sanctus Domini Dei tui es
16-18 Ut judicent populum justo judicio
17- 7 Et manus reliqui populi extrema mittetur
-13 Cunctusque populus audiens timebit
-16 Nec reducet populum in Ægyptum
18- 3 Hoc erit judicium sacerdotum a populo
20- 2 Stabit sacerdos ante aciem, et sic loquetur ad populum
- 8 Addent reliqua, et loquentur ad populum
-11 Cunctus populus, qui in ea est, salvabitur
21- 8 Propitius esto populo tuo Isr., quem redemisti, Domine, et ne reputes sanguinem innocentem in medio populi tui Israël
-21 Lapidibus eum obruet populus civitatis
26-15 Et benedic populo tuo Israël, et terræ
-18 Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris
-19 Ut sis populus sanctus Domini Dei tui
27- 1 Præcepit a. Moyses et seniores Isr. populo
- 9 Hodie factus es populus Domini Dei tui
-11 Præcepitq. Moyses populo in die illo, dicens
-12 Hi stabunt ad benedicendum populo
-15 Respondebit omnis populus, et dicet : Amen
Maledictus { Et dicet omnis populus : Amen }
-16 Qui non honorat patrem
-17 Qui transfert terminos proximi
-18 Qui errare facit cæcum in itinere
-19 Qui pervertit judicium advenæ
-20 Qui dormit cum uxore patris sui
-21 Qui dormit cum omni jumento
-22 Qui dormit cum sorore sua
-23 Qui dormit cum socru sua
-24 Qui clam percusserit proximum
-25 Qui accipit munera, ut percutiat
-26 Qui non permanet in sermonibus legis hujus
28- 9 Suscitabit te Dominus sibi in populum sanct.
-10 Videbuntque omnes terrarum populi
-32 Filii tui et filiæ tuæ tradantur alteri populo
-33 Labores tuos comedat populus quem ignoras
-37 In proverbium ac fabulam omnibus populis
-64 Disperget te Dominus in omnes populos
29-10 Atque doctores, omnis populus Israël
-13 Ut suscitet te sibi in populum, et ipse sit Deus
30- 3 Et rursum congregabit te de cunctis populis
31- 7 Tu e. introduces populum istum in terram
-12 Et in unum omni populo congregato
-16 Et populus iste consurgens fornicabitur
32- 6 Hæccine reddis Domino, popule stulte et insipiens?
- 8 Constituit terminos populorum juxta num.
- 9 Pars autem Domini, populus ejus

Deut. 32-21 Provocabo eos in eo qui non est populus
-36 Judicabit Dominus populum suum
-43 Laudate, gentes, populum ejus
Et propitius erit terræ populi sui
-44 Venit ergo Moyses, et locutus est omnia verba cantici hujus in auribus populi
-50 Quem conscendens jungeris populis tuis
Sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte Hor, et appositus populis suis
33- 3 Dilexit populos, omnes sancti in manu illius
- 5 Congregatis principibus populi cum tribub.
- 7 Et ad populum suum introduc eum
-19 Populos vocabunt ad montem : ibi immolab.
-21 Qui fuit cum principibus populi, et fecit just.
-29 Quis similis tui, popule, qui salvaris in Do.
Josue. 1- 2 Transi Jord. istum tu, et omnis populus tec.
- 6 Tu enim sorte divides populo huic terram
-10 Præcepitq. Josuë principibus populi, dicens
Et imperate populo, ac dicite
3- 5 Dixitque Josuë ad populum : Sanctificamini
- 6 Tollite arcam fœderis, et præcedite populum
-14 Igitur egressus est populus de tabernaculis s.
-17 Populus autem incedebat contra Jericho
Omnisque populus per arentem alveum transibat
4-10 Donec omnia complerentur, quæ Josuë, ut loqueretur ad populum, præceperat Do.
Festinavitque populus, et transiit
-11 Sacerdotesque pergebant ante populum
-19 Populus a. ascendit de Jordane, decimo die
-25 Ut discant omnes terrarum populi fortissimam Domini manum
5- 4 Omnis populus, qui egressus est de Ægypto
- 5 Populus autem qui natus est in deserto
6- 5 Conclamabit omnis populus vociferatione
- 7 Ad populum quoque ait : Ite, et circuite civ.
-10 Præceperat autem Josuë populo, dicens
-13 Et armatus populus ibat ante eos
-20 Igitur omni populo vociferante
7- 3 Dixerunt ei : Non ascendat omnis populus
Quare omnis populus frustra vexabitur ?
- 5 Pertimuitque cor populi
- 7 Quid voluisti traducere populum istum ?
-13 Surge, sanctifica populum, et dic eis
8- 1 Tradidi in manu tua regem ejus, et populum
- 9 Josuë a. nocte illa in medio mansit populi
-33 Omnis a. populus, et majores natu, ducesq.
Et primum quidem benedixit populo Israel
9-27 Decrevitque in illo die eos esse in ministerio cuncti populi et altaris Domini
10-33 Quem percussit Josuë cum omni populo ej.
11- 4 Populus multus nimis sicut arena quæ est in littore maris
14- 8 Qui ascenderant mecum, dissolverunt cor populi
17-15 Ait : Si populus multus es, ascende in sylvam
-17 Populus multus es, et magnæ fortitudinis
20- 9 Staret ante populum expositurus causam
22-16 Hæc mandat omnis populus Domini
-17 Multique de populo corruerunt
-20 Nonne... et super omnem populum Israël ira ejus incubuit?
24- 2 Ad populum sic locutus est : Hæc dicit Do.
-16 Responditq. populus, et ait : Absit a nobis
-17 Et in cunctis populis, per quos transivimus
-19 Dixitque Josuë ad populum : Non poteritis
-21 Dixitque populus ad Josuë : Nequaquam ita
-22 Josuë ad populum, Testes, inquit, vos estis
-24 Dixitque populus ad Josuë : Domino Deo nostro serviemus
-25 Et proposuit populo præcepta atque judicia
-27 Et dixit ad omnem populum : En lapis iste
-28 Dimisitq. populum, singulos in posses. suam
Judic. 2- 6 Dimisit ergo Josuë populum, et abierunt
-12 Secuti sunt deos alienos deosq. populorum
4- 4 Quæ judicabat populum in illo tempore
5-11 Tunc descendit populus Domini ad portas
-13 Salvatæ sunt reliquiæ populi
-14 Ex Benjamin in populos tuos, o Amalec
6-33 Et Orientales populi congregati sunt simul
7- 1 De nocte consurgens, et om. populus cum eo
- 2 Multus tecum est populus, nec tradetur Madian
- 3 Loquere ad populum, et cunctis audientibus
Et reversi sunt de populo viginti duo millia
- 4 Adhuc populus multus est, duc eos ad aquas
- 5 Cumque descendisset populus ad aquas
-12 Et omnes Orientales populi fusi jacebant
8- 5 Date, obsecro, panes populo qui mecum est
-10 Ex omnibus turmis Orientalium populorum
9-29 Utinam daret aliquis populum istum sub manu mea !
-31 Surge itaq. nocte cum populo qui tecum est
-33 Illo a. egrediente adversum te cum populo
-36 Cumque vidisset populum Gaal, dixit

Judic. 9-37 Ecce populus de umbilico terræ descendit
-38 Nonne hic populus est, quem despiciebas ?
-39 Abiit ergo Gaal, spectante Sichimor. populo
-42 Sequenti ergo die egressus est populus in campum
-43 Vidensq. quod egrederetur populus de civit.
-48 Ascendit in montem Selmon cum omni populo suo
10-18 Cœperit dimicare, erit dux populi Galaad
11-11 Fecitque eum omnis populus principem sui
-23 Pugnante contra illum populo suo Israel
12- 2 Disceptatio erat mihi et populo meo contra filios Ammon vehemens
14- 3 Numquid non est mulier... in o. populo meo?
-16 Problema, quod proposuisti filiis populi mei
16-24 Quod etiam populus videns, laudabat Deum
18- 7 Videruntque populum habitantem in ea
-27 Veneruntq. in Laïs ad populum quiescentem
20- 2 Omnesque anguli populorum... in ecclesiam populi Dei convenerunt
- 8 Stansque omnis populus, quasi unius hominis sermone respondit
-14 Et contra univ. populum Israël dimicarent
21- 3 Quare.. factum est hoc malum in populo tuo
Ruth. 1- 6 Quod respexisset Dominus populum suum
-10 Tecum pergemus ad populum tuum
-15 En reversa est cognata tua ad populum suum
-16 Populus tuus populus meus, et Deus tuus Deus meus
2-11 Veneris ad populum, quem antea nesciebas
3-11 Scit enim omnis populus, qui habitat intra
4- 4 Coram... et majoribus natu de populo meo
- 9 At ille majoribus natu et universo populo
-10 Ne vocabulum ejus de familia sua ac fratribus et populo deleatur
-11 Respondit omnis populus, qui erat in porta
1 Reg. 2-13 Neque officium sacerdotum ad populum
-23 Quas ego audio, res pessimas, ab omni populo
-24 Ut transgredi faciatis populum Domini
-29 Ut comederetis primitias omnis sacrificii Israël populi mei
4- 3 Et reversus est populus ad castra
- 4 Misit ergo populus in Silo, et tulerunt inde
-17 Et ruina magna facta est in populo
5-10 Ut interficiat nos et populum nostrum
-11 Et non interficiat nos cum populo nostro
6-19 Et percussit de populo septuaginta viros
Luxitq. populus, eo quod Dom. percussisset
8- 7 Audi vocem populi in omnib. quæ loquunt.
-10 Dixit itaque Samuël omnia verba Domini ad populum, qui petierat a se regem
-19 Noluit a. populus audire vocem Samuëlis
-21 Et audivit Samuël omnia verba populi
9- 2 Ab humero et sursum eminebat super omnem populum
-12 Quia sacrificium est hodie populi in excelso
-13 Neque enim comesurus est populus donec ille veniat
-16 Et unges eum ducem super populum meum Israel : et salvabit populum meum
Quia respexi populum meum, venit e. clam.
-17 Quem dixeram tibi, iste dominabitur populo meo
-24 Servatum est tibi, quando populum vocavi
10- 1 Liberabis populum suum de manibus inim.
-17 Et convocavit Samuël populum ad Dom.
-23 Stetitque in medio populi, et altior fuit universo populo ab humero et sursum
-24 Et ait Samuël ad omnem populum
Quoniam non sit similis illi in omni populo
Clamavit omnis populus, et ait : Vivat rex
-25 Locutus est a. Sam. ad populum legem regni
Et dimisit Samuël omnem populum
11- 4 Et locuti sunt verba hæc, audiente populo
Levavit om. populus vocem suam, et flevit
- 5 Et ait : Quid habet populus quod plorat ?
- 7 Invasit ergo timor Domini populum
-11 Constituit Saül populum in tres partes
-12 Et ait populus ad Samuelem : Quis est iste
-14 Dixit a. Samuël ad popul. : Venite, et eamus
-15 Et perrexit omnis populus in Galgala
12- 6 Ait Samuël ad populum : Dominus, qui fecit
-19 Et timuit omnis populus nimis Dominum
Et dixit universus populus ad Samuelem
-20 Dixit a. Samuël ad populum : Nolite timere
-22 Et non derelinquet Dominus populum suum
Quia juravit Dom. facere vos sibi populum
13- 2 Porro cæterum populum remisit
- 4 Clamavit ergo populus post Saül in Galgala
- 6 Afflictus enim erat populus
- 7 Universus populus perterritus est, qui sequebatur
- 8 Dilapsusque est populus ab eo
-11 Quia vidi quod populus dilaberetur a me

1 Reg. 13-14 Et præcepit ei Dominus ut esset dux super populum suum
-15 Et reliqui populi ascenderunt post Saül obviam populo
Recensuit Saül populum, qui inventi fuerant
-16 Populusque qui inventus fuerat cum eis
-22 Non est inventus ensis et lancea in manu totius populi
14- 2 Erat populus cum eo quasi sexcentorum vir.
- 3 Sed et populus ignorabat quo isset Jonathas
-15 Sed et om. populus stationis eor... obstupuit
-17 Ait Saül populo, qui erat cum eo : Requirite
-20 Conclamavit ergo Saül, et omnis populus
-24 Adjuravit autem Saül populum, dicens
Et non manducavit univ. populus panem
-26 Ingressus est itaque populus saltum
Timebat enim populus juramentum
-27 Porro Jonathas non audierat cum adjuraret pater ejus populum
-28 Respondensque unus de populo, ait : Jurejurando constrinxit pater tuus populum
Defecerat autem populus
-30 Quanto magis si comedis. populus de præda
-31 Defatigatus est autem populus nimis
-32 Comeditque populus cum sanguine
-33 Saüli dicentes, quod populus peccasset Do.
-34 Adduxit itaq. o. populus unusquisq. bovem
-36 Dixitq. populus: Omne quod bonum videtur
-38 Applicate huc universos angulos populi
-39 Ad quod nullus contradixit ei de om. populo
-40 Responditque populus ad Saül
-41 Aut si hæc iniquitas est in populo tuo
Et deprehensus est Jonathas et Saül, populus autem exivit
-45 Dixitque populus ad Saül : Ergo-ne Jonathas morietur ?
Liberavit ergo populus Jonatham
15- 1 Ut ungerem te in regem sup. populum ej. Is.
- 4 Præcepit itaque Saül populo, et recensuit eos
- 9 Et pepercit Saül, et populus, Agag
-15 Pepercit enim populus melioribus ovibus
-21 Tulit autem de præda populus oves et boves
-24 Timens populum, et obediens voci eorum
-30 Honora me coram senioribus populi mei
17-27 Referebat a. ei populus eumd. sermonem
-30 Et respondit ei populus verbum sicut prius
-36 Nunc vadam, et auferam opprobrium populi
18- 5 Et acceptus erat in oculis universi populi
-13 Egrediebatur, et intrabat in conspectu populi
23- 8 Et præcepit Saül omni populo ut ad pugnam descenderet in Ceïlam
26- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum
Invenerunt... Abner autem et populum dormientes in circuitu ejus
-14 Clamavit David ad populum et ad Abner
27-12 Multa mala operatus est contra populum s.
30- 4 Levaverunt David et populus... voces suas
- 6 Volebat enim eum populus lapidare
-21 Qui egressi sunt obviam David, et populo
Accedens a. David ad populum, salutavit eos
31- 9 Ut annuntiaretur in templo idolorum et in populis
2 Reg. 1- 4 Qui ait : Fugit populus ex prælio, et multi corruentes e populo mortui sunt
-12 Et planxerunt... et super populum Domini
2-26 Usquequo non dicis populo ut omittat persequi fratres suos ?
-27 Mane recessisset populus persequens fratr.
-30 Omisso Abner, congregavit omn. populum
3-18 Salvabo populum m. Isr. de manu Philisth.
-31 Dixit a. David ad Joab et ad omn. populum
-32 Flevit autem et omnis populus
-34 Congeminansque omnis populus flevit super eum
-36 Omnisque populus audivit, et placuerunt eis cuncta quæ fecit rex in conspectu totius populi
5- 2 Tu pasces populum m. Israël, et tu eris dux
-12 Quoniam exaltasset regnum ejus super populum suum Israel
6- 2 Surrexitque David, et abiit, et universus populus, qui erat cum eo de viris Juda
-18 Benedixit populo in nomine Domini exercit.
-19 Abiit omnis populus, unusquisq. in domum
-21 Et præcepit mihi ut essem dux super populum Domini in Israel
7- 7 Cui præcepi, ut pasceret populum meum Is.
- 8 Ut esses dux super populum meum Israël
-10 Et ponam locum populo meo Israël
-11 Constitui judices super populum meum Isr.
-23 Quæ est autem, ut populus tuus Israel, gens in terra, propter quam ivit Deus, ut redimeret eam sibi in populum
A facie populi tui, quem redemisti tibi

2 Reg. 7-24 Firmasti enim tibi populum tuum Israël in populum sempiternum
8-15 Faciebat quoque David judicium et justitiam omni populo suo
10-10 Reliquam a. partem populi tradidit Abisaï
-12 Esto vir fortis, et pugnemus pro populo n.
-13 Iniit itaque Joab, et populus qui erat cum eo, certamen contra Syros
11- 7 Quæsivitque David quam recte ageret Joab, et populus
-17 Et ceciderunt de populo servorum David
12-28 Nunc igitur congrega reliq. partem populi
-29 Congregavit itaque David omnem populum
-31 Populum quoque ejus adducens serravit
13-34 Populus multus veniebat per iter devium
14-13 Quare cogitasti hujuscemodi rem contra populum Dei ?
-15 Ut loquar ad dominum meum regem verbum hoc, præsente populo
15-12 Populusque concurrens augebatur cum Absalom
-23 Et universus populus transibat
Et cunctus populus incedebat contra viam
-24 Donec expletus esset omnis populus
-30 Sed et omnis populus... ascendebat plorans
16- 6 Omnis a. populus, et universi bellatores
-14 Venit... et universus populus cum eo lassus
-15 Absalom a. et omnis populus ejus ingressi s.
-18 Omnis hic populus, et universus Israel
17- 2 Cumque fugerit o. populus qui cum eo est
- 3 Et reducam universum populum
Et omnis populus erit in pace
- 8 Vir bellator est, nec morabitur cum populo
- 9 Facta est plaga in populo qui sequebatur Absalom
-10 Scit enim omnis populus Israël fortem esse
-16 Ne forte absorbeatur rex, et omnis populus
-22 Surrexit ergo David, et omnis populus
-29 Dederuntq. David et populo qui cum eo erat
Suspicati e. sunt populum fame et siti fatigari
18- 1 Igitur considerato David populo suo
- 2 Et dedit populi tert. partem sub manu Joab
Dixitque rex ad populum : Egrediar
- 3 Et respondit populus : Non exibis
- 4 Egrediebaturque populus per turmas suas
- 5 Om. populus audiebat præcipientem regem
- 6 Itaque egressus est populus in campum
- 7 Cæsus est ibi populus Isr. ab exercitu David
- 8 Plures erant, quos saltus consumpserat de populo
-16 Cecinit a. Joab buccina, et retinuit populum
19- 2 Versa est victoria in luctum... omni populo
Audivit e. populus in die illa dici : Dolet rex
- 3 Declinavit populus in die illa ingredi civit.
Quomodo declinare solet populus versus et fugiens de prælio
- 8 Omni populo nuntiatum est quod rex sederet
- 9 Omnis quoque populus certabat in cunctis tribubus
-39 Cumq. transisset univ. populus et rex Jord.
-40 Omnis a. populus Juda traduxerat regem
Media tantum pars affuerat de populo Israel
20-12 Quod subsisteret omnis populus ad vidend.
-22 Ingressa est ergo ad omnem populum
22-28 Et populum pauperem salvum facies
-44 Salvabis me a contradictionibus populi mei
Populus, quem ignoro, serviet mihi
-48 Das vindictas mihi, et dejicis populos sub me
23-10 Et populus, qui fugerat, reversus est
-11 Cumque fugisset populus a facie Philisthiim
24- 2 Numerate populum, ut sciam numerum ej.
- 3 Adaugeat Dominus Deus tuus ad populum tuum
- 4 A facie regis, ut numerarent populum Isr.
- 9 Dedit ergo Joab numerum descriptionis populi regi
-10 Postquam numeratus est populus
-15 Mortui sunt ex populo, a Dan usq. ad Bers.
-16 Et ait Angelo percutienti populum : Sufficit
-17 Cum vidisset Angelum cædentem populum
-21 Et cesset interfectio quæ grassatur in populo
3 Reg. 1-39 Et dixit omnis populus : Vivat rex Salomon
-40 Ascendit... et populus canentium tibiis
3- 2 Attamen populus immolabat in excelsis
- 8 Et servus tuus in medio est populi quem elegisti, populi infiniti
- 9 Ut populum tuum judicare possit
Quis enim poterit judicare populum istum, populum tuum hunc multum ?
4-34 Et veniebant de cunctis populis ad audiendam sapientiam
5- 6 Scis enim quomodo non est in populo meo vir qui noverit ligna cædere
- 7 Qui dedit David filium sapientissimum super populum hunc plurimum

3 Reg. 5-16 Numero trium millium et trecentorum, præcipientium populo
6-13 Et non derelinquam populum meum Israël
8-16 A die qua eduxi populum meum Isr. de Æg.
Elegi David ut esset super populum meum
-30 Ut exaudias deprecationem... populi tui Isr.
-33 Si fugerit populus tuus Israel inimicos suos
-34 Et dimitte peccatum populi tui Israel
-36 Et dimitte peccata... populi tui Israël
Et da pluviam super terram tuam, quam dedisti populo tuo in possessionem
-38 Quæ acciderit om. homini de populo tuo Isr.
-41 Alienigena, qui non est de populo tuo Israel
-43 Ut discant universi populi terrarum nomen tuum timere, sicut populus tuus Israël
-44 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum
-50 Et propitiaberis populo tuo qui peccavit tibi
-51 Populus enim tuus est, et hæreditas tua
-52 Ad deprecationem servi tui et populi tui Isr.
-53 Separasti eos tibi in hæreditatem de universis populis terræ
-56 Dom., qui dedit requiem populo suo Israël
-59 Ut faciat judicium... et populo suo Israël
-60 Ut sciant omnes populi terræ, quia Dominus
-66 Et in die octava dimisit populos
Super omnibus bonis, quæ fecerat Dominus David servo suo, et Israël populo suo
9- 7 Eritque Israël... in fabulam cunctis populis
-20 Universum populum, qui remanserat de Amorrhæis
-23 Qui habebant subjectum populum
12- 5 Cumq. abiisset populus, (-6) iniit consilium
- 6 Quod datis mihi consilium, ut respondeam populo huic?
- 7 Si hodie obedieris populo huic, et servieris
- 9 Quod mihi datis consilium, ut respondeam populo huic?
-10 Sic loqueris populo huic, qui locuti sunt ad te
-12 Venit ergo Jeroboam, et omnis populus
-13 Responditque rex populo dura
-15 Et non acquievit rex populo
-16 Videns itaque populus quod noluisset eos audire rex
-23 Loquere ad... et reliquos de populo
-27 Si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia
Et convertetur cor populi hujus ad dom. s.
-30 Ibat enim populus ad adorandum vitulum
-31 Et fecit... sacerdotes de extremis populi
13-33 Fecit de novissimis populi sacerdotes excel.
14- 2 Quod regnaturus essem sup. populum hunc
- 7 Quia exaltavi te de medio populi, et dedi te ducem super populum meum Israël
16- 2 Posui te ducem super populum meum Isr.
Et peccare fecisti populum meum Israël
-21 Divisus est populus Israël in duas partes
Media pars populi sequebatur Thebni
-22 Prævaluit autem populus qui erat cum Amri, populo qui sequebatur Thebni
18-21 Accedens autem Elias ad omnem populum
Et non respondit ei populus verbum
-22 Et ait rursus Elias ad populum : Ego remansi
-24 Omnis populus ait : Optima propositio
-30 Dixit Elias omni populo : Venite ad me
Accedente ad se populo, curavit altare Do.
-37 Ut discat populus iste, quia tu es Do. Deus
-39 Quod cum vidisset omnis populus, cecidit
19-21 Coxit carnes, et dedit populo, et comeder.
20- 8 Dixeruntque omnes majores natu, et universus populus
-10 Pugillis omnis populi, qui sequitur me
-15 Recensuit post eos populum, omnes filios Is.
-42 Erit... et populus tuus pro populo ejus
21- 9 Et sedere facite Naboth inter primos populi
-12 Sedere fecerunt Naboth inter primos populi
22- 5 Populus meus, et populus tuus, unum sunt
-28 Et ait : Audite, populi omnes
-44 Adhuc e. populus sacrificabat, et adolebat
4 Reg. 3- 7 Populus meus, populus tuus
4-13 Quæ respondit : In medio populi mei habito
-42 At ille dixit : Da populo, ut comedat
6-30 Viditq. o. populus cilicium quo vestitus erat
7-16 Et egressus populus diripuit castra Syriæ
-20 Et conculcavit eum populus in porta
8-21 Populus autem fugit in tabernacula sua
9- 6 Unxi te regem super populum Domini Israël
10- 9 Stans dixit ad omnem populum : Justi estis
-18 Congregavit ergo Jehu omnem populum
11-13 Audivit a. Athalia vocem populi currentis
-14 Vidit... omnemq. populum terræ lætantem
-17 Et inter regem, et inter populum, ut esset populus Dom., et inter regem et populum
-18 Ingressusque est omnis populus terræ templum Baal
-19 Tulitq. centuriones... et om. populum terræ
-20 Lætatusque est omnis populus terræ

4 Reg. 12- 3 Adhuc e. populus immolabat, et adolebat
- 8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra accipere pecuniam a populo
13- 7 Et non sunt derelicti Joachaz de populo
14- 4 Adhuc enim populus immolabat, et adolebat
-21 Tulit aut. universus populus Judæ Azariam
15- 4 Adhuc populus sacrificabat, et adolebat
- 5 Gubernabat palatium, et judicabat populum terræ
-35 Adhuc populus immolabat, et adolebat
16-15 Et holocaustum universi populi terræ
18-26 Audiente populo, qui est super murum
-36 Tacuit itaque populus, et non respondit ei
20- 5 Revertere, et dic Ezechiæ duci populi mei
21-24 Percussit autem populus terræ omnes
22- 4 Quam collegerunt janitores templi a populo
-13 Consulite Dom. super me et super populo
23- 2 Et omnis populus, a parvo usque ad magnum
- 3 Acquievitque populus pacto
-21 Præcepit omni populo dicens : Facite Phase
-30 Tulitque populus terræ Joachaz filium Josiæ
-35 Tam argent. quam aurum de populo terræ
24-14 Exceptis pauperibus populi terræ
25- 3 Nec erat panis populo terræ
-11 Reliquam a. populi partem, quæ remanserat
-19 Qui probabat tyrones de populo terræ
-22 Populo autem qui relictus erat in terra Juda
-26 Consurgensque omnis populus a parvo
1 Par. 5-25 Et fornicati sunt post deos populorum terræ
7- 4 Cumque eis per familias et populos suos
10- 9 Et ostenderetur idolorum templis et populis
11- 2 Tu pasces populum meum Israël, et tu eris princeps
-13 Fugeratque populus a facie Philisthinorum
-14 Dedit Dominus salutem magnam populo suo
13- 4 Placuerat enim sermo omni populo
14- 2 Et sublevatum esset regnum suum super populum ejus Israel
16- 2 Benedixit populo in nomine Domini
- 8 Notas facite in populis adinventiones ejus
-20 Transierunt... de regno ad populum alterum
-24 Narrate... in cunctis populis mirabilia ejus
-26 Omnes enim dii populorum, idola
-28 Afferte Domino familiæ populorum
-36 Et dicat omnis populus : Amen, et hymnum
-43 Reversusque est omnis populus in domum s.
17- 6 Quibus præceperam ut pascerent populum
- 7 Ego tuli te... ut esses dux populi mei Israel
- 9 Et dedi locum populo meo Israël
-10 Ex diebus quibus dedi judices populo meo
-21 Quis enim est alius, ut populus tuus Israel
Ut liberaret, et faceret populum sibi
-22 Et posuisti populum tuum Israel tibi in populum usque in æternum
18-14 Et faciebat... justitiam cuncto populo suo
19- 6 Tam Hanon quam reliquus populus miserunt mille talenta argenti
- 7 Conduxeruntq.. regem Maacha cum populo
-11 Reliquam autem partem populi dedit sub manu Abisaï fratris sui
-13 Et agamus viriliter pro populo nostro
-14 Perrexit ergo Joab, et populus qui cum eo erat, contra Syrum ad prælium
20- 3 Populum autem, qui erat in ea, eduxit
Reversus est cum omni populo suo in Jerus.
21- 2 Dixitq. Dav. ad Joab et ad principes populi
- 3 Augeat Dominus populum suum centuplum
-17 Nonne ego sum, qui jussi ut numeraretur populus?
Populus autem tuus non percutiatur
-22 Accipias, et cesset plaga a populo
22-18 Coram Domino, et coram populo ejus
23-25 Requiem dedit Dom. Deus Israel populo suo
28- 2 Audite me, fratres mei et populus meus
-21 Et noverunt tam principes quam populus facere omnia præcepta tua
29- 9 Lætatusque est populus, cum vota sponte promitterent
-14 Quis ego, et quis populus meus, ut possimus
-17 Et populum tuum, qui hic repertus est, vidi
2 Par. 1- 9 Tu enim me fecisti regem super populum t.
-10 Ut ingrediar et egrediar coram populo tuo
Quis e. potest hunc populum tuum digne, qui tam grandis est, judicare?
-11 Ut judicare possis populum meum
2-11 Quia dilexit Dominus populum suum
-18 Et sexcentos præpositos operum populi
6- 5 A die, qua eduxi populum meum de terra
Ut esset dux in populo meo Israel
- 6 Ut constituerem eum super populum meum
-21 Exaudias preces famuli tui et populi tui Isr.
-24 Si superatus fuerit populus tuus Israel
-25 Et propitiare peccato populi tui Israel
-26 Pluvia non fluxerit propter peccata populi
-27 Dimitte peccata servis tuis et populi tui Isr.

2 Par. 6-27 Da pluviam terræ, quam dedisti populo t.
-29 Si quis de populo tuo Israël fuerit deprecatus
-32 Qui non est de populo tuo Israël, si venerit
-33 Ut sciant omnes populi terræ nomen tuum
Et timeant te sicut populus tuus Israël
-34 Si egressus fuerit populus tuus ad bellum
-39 Et dimittas populo tuo, quamvis peccatori
7- 4 Rex a. et omnis populus immolabant victim.
- 5 Dedicavit domum Dei rex, et univ. populus
-10 Dimisit populos ad tabernacula sua, lætantes
Sup. bono, quod fecerat... Israëli populo suo
-13 Et misero pestilentiam in populum meum
-14 Conversus autem populus meus, super quos invocatum est nomen meum
-20 Tradam eam... in exemplum cunctis populis
8- 7 Omnem populum, qui derelictus fuerat
-10 Ducenti quinquag. qui erudiebant populum
10- 5 Revertimini ad me. Cumq. abiisset populus
- 6 Quid datis consilii ut respondeam populo?
- 7 Si placueris populo huic, et leniveris eos
- 9 Vel respondere quid debeo populo huic
-10 Dixerunt : Sic loqueris populo, qui dixit tibi
-12 Venit... et universus populus ad Roboam
-15 Et non acquievit populi precibus
-16 Populus a. universus, rege duriora dicente
13- 8 Habetisque grandem populi multitudinem
- 9 Et fecistis vobis sacerdotes sicut om. populi
-17 Percussit ergo eos Abia, et populus ejus, plaga magna
14-13 Et persecutus est eos Asa, et populus qui cum eo erat, usque Gerara
16-10 Interfecit de populo in tempore illo plurimos
17- 9 Docebantque populum in Juda, habentes librum
Et circuibant... atque erudiebant populum
18- 2 Ipsi, et populo qui venerat cum eo
- 3 Sicut populus tuus, sic et populus meus
-27 Et ait : Audite, omnes populi
-33 Accidit autem ut unus e populo sagittam in incertum jaceret
19- 4 Rursumq. egressus est ad populum de Bers.
20- 7 Interfecisti omnes habitatores terræ hujus coram populo tuo Israël
-21 Deditque consilium populo, et statuit cant.
-25 Venit ergo Josaphat, et o. populus cum eo
-33 Adhuc populus non direxerat cor s. ad Dom.
21-14 Do. percutiet te plaga magna cum populo t.
-19 Et non fecit ei populus secundum morem
23-10 Constituitque omnem populum tenentium pugiones
-12 Ingressa est ad populum in templum Dom.
-13 Omnemque populum terræ gaudentem
-16 Pepigit autem Joïada fœdus inter se, universumque populum, et regem, ut esset populus Domini
-17 Ingressus est omnis populus domum Baal
-20 Assumpsitque... fortissimos viros ac principes populi
-21 Lætatusque est omnis populus terræ
24-10 Lætatique sunt cuncti princ. et om. populus
-20 Et stetit in conspectu populi, et dixit eis
-23 Et interfecit cunctos principes populi
25-11 Amasias confidenter eduxit populum suum
-15 Cur adorasti deos, qui non liberaverunt populum suum de manu tua?
26- 1 Omnis a. populus Juda, filium ejus Oziam annorum sedecim, constituit regem
-21 Rexit domum regis, et judicabat populum
27- 2 Et adhuc populus delinquebat
29-36 Lætatusque est Ezechias, et omnis populus
30- 3 Populus nondum congregatus fuerat in Jer.
-13 Congregatiq. sunt in Jerusalem populi multi
-18 Magna etiam pars populi de Ephraïm
-20 Quem exaudivit Do., et placatus est populo
-24 Principes vero dederant populo tauros mille
-27 Sacerdotes atq. Levitæ benedicentes populo
31- 4 Præcepit etiam populo habitantium Jerus.
- 8 Et benedixerunt Domino ac populo Israel
-10 Eo quod benedixerit Dominus populo suo
32- 8 Confortatusque est populus hujuscemodi verbis
- 9 Ad om. populum qui erat in urbe, dicens
-13 An ignoratis quæ ego fecerim, et patres mei, cunctis terrarum populis?
-14 Qui potuerit eruere populum suum de manu mea
-15 Si enim nullus potuit deus cunctarum gentium.. liberare populum s. de manu mea
-17 Sicut dii gentium cæterarum non potuerunt liberare populum suum de manu mea
Eruere non poterit populum s. de manu ista
-18 Contra populum qui sedebat in muris Jerus.
-19 Sicut adversum deos populorum terræ
33-10 Locutusque est Dominus ad eum, et ad populum illius, et attendere noluerunt

2 Par. 33-17 Attamen adhuc populus immolabat in exc.
-25 Porro reliqua populi multitudo... constituit regem Josiam
34-30 Cunctus populus a minimo usq. ad maximum
35- 3 Ministrate Do. Deo vestro et populo ej. Isr.
- 7 Dedit præterea Josias omni populo... agnos
- 8 Obtulerunt, tam populo, quam sacerdotibus
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz fil. Josiæ
-14 Principes sacerdotum et populus prævaric.
-15 Eo quod parceret populo et habitaculo suo
-16 Donec ascenderet furor Do. in populum ej.
-23 Quis ex vobis est in omni populo ejus?
1 Esdr. 1- 3 Quis est in vobis de universo populo ejus?
2- 2 Numerus virorum populi Israël
-70 Et de populo, et cantores, et janitores
3- 1 Congregatus est ergo populus quasi vir unus
- 3 Deterrentibus eos per circuitum populis
-11 Omnis quoq. populus vociferabatur clamore
-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris lætantium, et vocem fletus populi
Commixtim enim populus vociferabatur
4- 4 Ut populus terræ impediret manus populi
5-12 Et populum ejus transtulit in Babylonem
6-12 Populum, qui extenderit manum suam
7-13 De populo Israël, et de sacerdotibus ejus
-16 Quodcumque inveneris.. et populus offerre voluerit
-25 Ut judicent omni populo qui est trans flum.
8-15 Quæsivique in populo et in sacerdotibus
-35 Vitulos duodecim pro omni populo Israël
-36 Et elevaverunt populum et domum Dei
9- 1 Dicentes : Non est separatus populus Israël, sacerdotes et Levitæ, a populis terrarum
- 2 Et commiscuerunt semen sanctum cum populis terrarum
-14 Neque matrimonia jungeremus cum populis abominationum istarum
10- 1 Et flevit populus fletu multo
- 9 Et sedit omnis populus in platea domus Dei
-11 Separamini a populis terræ et ab uxoribus
-13 Verumtamen quia populus multus est
2 Esdr. 1- 8 Ego dispergam vos in populos
-10 Et ipsi servi tui, et populus tuus
4- 6 Et provocatum est cor populi ad operandum
-13 Statui in loco post murum per circuitum populum in ordinem cum gladiis suis
-22 In tempore quoque illo dixi populo
5- 1 Et factus est clamor populi et uxorum ejus
-13 Fecit ergo populus sicut erat dictum
-15 Qui fuerant ante me, gravaverunt populum
Sed et ministri eor. depresserunt populum
-18 Valde enim attenuatus erat populus
-19 Secundum omnia quæ feci populo huic
7- 4 Et populus parvus in medio ejus
- 7 Numerus virorum populi Israël
8- 1 Congregatusq. est o. populus quasi vir unus
- 3 Aures omnis populi erant erectæ ad librum
- 5 Aperuit Esdras librum coram omni populo
Super universum quippe populum eminebat
Et cum aperuisset eum, stetit om. populus
- 6 Et respondit omnis populus : Amen, amen
- 7 Silentium faciebant in populo ad audiendam legem : populus autem stabat in gradu suo
- 9 Et Levitæ interpretantes universo populo
Flebat e. o. populus, cum audiret verba legis
-11 Levitæ a. silentium faciebant in om. populo
-12 Abiit itaque omnis populus, ut comederet
-13 Principes familiarum universi populi
-16 Et egressus est populus, et attulerunt
9-10 Et dedisti signa.. in omni populo terræ illius
-22 Dedisti eis regna et populos, et partitus es
-24 Et dedisti eos... et reges eorum, et populos
-30 Tradidisti eos in manu populorum terrarum
-32 Ne avertas a facie tua... omnem populum t.
10-28 Et reliqui de populo, sacerdotes, Levitæ
Et omnes qui se separaverunt de populis
-30 Ut non daremus filias nostras populo terræ
-31 Populi quoque terræ, qui important venalia
-34 Inter Sacerdotes, et Levitas, et populum
11- 1 Habitaverunt a. principes populi in Jerus.
- 2 Benedixit autem populus omnibus viris
-24 In manu regis, juxta omne verbum populi
12-30 Mundaverunt populum, et portas, et murum
-37 Et media pars populi super murum et super turrim furnorum
13- 1 Lectum est in volumine Moysi, audiente populo
-24 Loquebantur juxta linguam populi et populi
Judith. 3- 9 Principes, et honorati simul cum populis
4- 8 Et clamavit omnis populus ad Dominum
-17 Orabant Deum, ut visitaret populum s. Isr.
5- 3 Et dixit eis : Dicite mihi quis sit populus iste
- 5 De populo isto qui in montanis habitat
- 6 Populus iste ex progenie Chaldæorum est
-17 Et non fuit qui insultaret populo isti

Judith. 5-25 Si vero non est offensio populi hujus coram Deo suo
6- 6 Ecce ex hac hora illorum populo sociaberis
-10 Atque in medium populi illum statuentes
-12 Qualiter populus Holofernis voluisset propter hoc verbum interficere eum
-14 Omnis populus cecidit in faciem
-16 Per tot. diem oratione populorum completa
-21 Postea vero convocatus est omnis populus
7- 4 Orantes ut Deus Israël misericordiam suam ostenderet super populum suum
-11 Ad mensur. dabatur populis aqua quotidie
-15 Ut sponte tradamus nos o. populo Holofernis
-20 Et noli tradere confitentes te, populo qui ignorat te
8-21 Quoniam vos estis presbyteri in populo Dei
-32 Respiciat Dominus populum suum Israël
10-18 Quis contemnat populum Hebræorum?
11- 2 Populus a. tuus, si non contempsisset me
- 8 Ut mandaverit per prophetas s. ad populum
-15 Et habebis omnem populum Isr. sicut oves
-20 Benefecit Deus, qui misit te ante populum
12- 8 Ut dirigeret viam ejus ad liberationem populi sui
13-18 Et interfecit in manu mea hostem populi sui
-23 Porro Ozias princeps populi Isr. dixit ad eam
-26 Et dixit omnis populus : Fiat, fiat
-28 Cum captus fuerit populus Israël
14- 1 Dixit autem Judith ad omnem populum
- 6 Et appositus es ad populum Israël
-15 Non invenit eam, et exiliit foras ad populum
15-10 Tu honorificentia populi nostri
-12 Et dixit omnis populus : Fiat, fiat
-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum a populo Israël
-14 Et tradita sunt omnia illi a populo
-15 Et omnes populi gaudebant cum mulieribus
16- 4 Qui posuit castra sua in medio populi sui
-22 Omnis populus post victoriam venit in Jer.
-23 Vasa bellica Holofernis, quæ dedit illi populus
-24 Erat a. populus jucundus secundum faciem
-29 Luxitq. illam omnis populus diebus septem
Esth. 1- 5 Invitavit omnem populum, qui inventus est
-11 Ut ostenderet cunctis populis et principibus pulchritudinem illius
-16 Læsit... et omnes populos et principes
-22 Et hoc per cunctos populos divulgari
2-10 Quæ noluit indicare ei populum et patriam
-20 Necdum prodiderat Esther patriam et populum suum, juxta mandatum ejus
3- 8 Est populus per omnes provincias regni tui
-11 De populo age quod tibi placet
4- 8 Et deprecaretur eum pro populo suo
7- 3 Et populum meum, pro quo obsecro
- 4 Traditi enim sumus ego et populus meus
8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem et interfectionem populi mei?
- 9 Provinciæ atq. provinciæ, populo et populo
-13 Ut in omnibus terris ac populis... notum fieret
-17 Apud omnes populos, urbes atq. provincias
9- 2 Eo quod omnes populos magnitudinis eorum formido penetrarat
10- 3 Quærens bona populo suo, et loquens ea
- 9 Et salvum fecit Dominus populum suum
-10 Duas sortes esse præcepit, unam populi Dei
-12 Et recordatus est Dominus populi sui
-13 In unum cœtum populi congregati, in cunctas deinceps generationes populi Israel
12- 6 Et voluit nocere Mardochæo et populo ejus
13- 4 Indicavit mihi... populum esse dispersum
-15 Do. rex Deus Abraham, miserere populi tui
15- 1 Et rogaret pro populo suo et pro patria sua
Job. 12-24 Qui immutat cor principum populi terræ
18-19 Non erit semen ejus, neque progenies in populo suo
28- 4 Dividit torrens a populo peregrinante, eos
34-20 Et in media nocte turbabuntur populi
-30 Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi
36-20 Ne protrahas noctem, ut ascendant populi
-31 Per hæc enim judicat populos, et dat escas
Psal. 2- 1 Quare... et populi meditati sunt inania?
3- 7 Non timebo millia populi circumdantis me
- 9 Et super populum tuum benedictio tua
7- 8 Et synagoga populorum circumdabit te
- 9 Dominus judicat populos
9- 9 Judicabit populos in justitia
17-28 Quoniam tu populum humil. salvum facies
-44 Eripies me de contradictionibus populi
-45 Populus, quem non cognovi, servivit mihi
-48 Das vindictas mihi, et subdis populos sub me
21-32 Et annuntiabunt cœli justitiam ejus populo
27- 9 Salvum fac populum tuum, Domine

Psal. 28-11 Dominus virtutem populo suo dabit
Dominus benedicet populo suo in pace
32-10 Reprobat autem cogitationes populorum
-12 Populus, quem elegit in hæreditatem sibi
34-18 In ecclesia magna,in populo gravi laudabo te
43- 3 Afflixisti populos, et expulisti eos
-13 Vendidisti populum tuum sine pretio
-15 Posuisti nos... commotionem capitis in populis
44- 6 Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent
-11 Obliviscere populum t. et domum patris t.
-18 Populi confitebuntur tibi in æternum
46- 4 Subjecit populos nobis : et gentes sub pedib.
-10 Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham
49- 4 Advocabit... et terram discernere populum
- 7 Audi, populus meus, et loquar
55- 1 Pro populo, qui a sanctis longe factus est
- 8 In ira populos confringes
56-10 Confitebor tibi in populis, Domine
58-12 Nequando obliviscantur populi mei
59- 5 Ostendisti populo tuo dura
61- 9 Sperate in eo, omnis congregatio populi
64- 1 Canticum Jeremiæ et Ezechielis populo transmigrationis, cum inciperent exire
66- 4 Confiteantur tibi populi, Deus : confiteantur tibi populi omnes
- 5 Quoniam judicas populos in æquitate
- 6 Confiteantur tibi populi,Deus : confiteantur tibi populi omnes
67- 8 Deus, cum egredereris in conspectu populi
-31 Congregatio taurorum in vaccis populorum
71- 2 Judicare populum tuum in justitia
- 3 Suscipiant montes pacem populo
- 4 Judicabit pauperes populi, et salvos faciet
72-10 Ideo convertetur populus meus hic
73-14 Dedisti eum escam populis Æthiopum
-18 Et populus insipiens incitavit nomen tuum
76-15 Notam fecisti in populis virtutem tuam
-16 Redemisti in brachio tuo populum tuum
-21 Deduxisti sicut oves populum tuum
77- 1 Attendite, popule meus, legem meam
-20 Numquid et panem poterit dare, aut parare mensam populo suo?
-52 Et abstulit sicut oves populum suum
-62 Et conclusit in gladio populum suum
78-13 Nos autem populus tuus, et oves pascuæ tuæ
80- 9 Audi, populus meus, et contestabor te
-12 Et non audivit populus meus vocem meam
-14 Si populus meus audisset me
82- 4 Super populum t. malignaverunt consilium
86- 4 Tyrus, et populus Æthiop., hi fuerunt illic
- 6 Dominus narrabit in scripturis populorum
88-16 Beatus populus, qui scit jubilationem
93- 5 Populum tuum, Domine, humiliaverunt
- 8 Intelligite insipientes in populo
94- 7 Et nos populus pascuæ ej., et oves manus ej.
95- 3 Annuntiate... in om. populis mirabilia ejus
-10 Judicabit populos in æquitate
-13 Judicabit... et populos in veritate sua
96- 6 Et viderunt omnes populi gloriam ejus
97- 9 Judicabit orbem... et populos in æquitate
98- 1 Dominus regnavit, irascantur populi
- 2 Dominus in Sion magnus : et excelsus super omnes populos
99- 3 Populus ejus, et oves pascuæ ejus
101-19 Et populus, qui creabitur, laudabit Dom.
-23 In conveniendo populos in unum, et reges
104-13 Et pertransierunt de gente in gentem, et de regno ad populum alterum
-20 Princeps populorum, et dimisit eum
-24 Et auxit populum suum vehementer
-25 Convertit cor eor. ut odirent populum ej.
-43 Et eduxit populum suum in exultatione
-44 Et labores populorum possederunt
105- 4 Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui
-40 Iratus est furore Dominus in populum s.
-48 Et dicet omnis populus : Fiat, fiat
107- 4 Confitebor tibi in populis, Do. : et psallam
110- 6 Virtutem oper. suor. annuntiabit populo s.
- 9 Redemptionem misit populo suo
112- 8 Ut collocet eum...cum principibus populi s.
113- 1 Domus Jacob de populo barbaro
115-14 Vota mea Do. reddam coram om. populo ej.
-18 Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus
116- 1 Laudate Dominum, omnes gentes : laudate eum, omnes populi
124- 2 Et Dominus in circuitu populi sui
134-12 Et dedit terram eorum hæreditatem, hæreditatem Israel populo suo
-14 Quia judicabit Dominus populum suum
135-16 Qui traduxit populum suum per desertum
143- 2 Qui subdit populum meum sub me

Psal. 143-15 Beatum dixerunt populum, cui hæc sunt
Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus
148-11 Reges terræ, et omnes populi : principes
-14 Et exaltavit cornu populi sui
Filiis Israël, populo appropinquanti sibi
149- 4 Quia beneplacitum est Do. in populo suo
- 7 Ad faciendam vindictam in nationibus : increpationes in populis
Prov. 11-14 Ubi non est gubernator, populus corruet
-26 Qui abscondit frumenta,maledicetur in populis
14-28 In multitudine populi dignitas regis
-34 Miseros autem facit populos peccatum
24-24 Maledicent eis populi, et detestabuntur eos
28-15 Princeps impius super populum pauperem
29- 2 Cum impii sumpserint principatum, gemet populus
-18 Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus
30-25 Formicæ, populus infirmus : qui præparat
Eccle. 4-16 Infinitus numerus est populi omnium
12- 9 Docuit populum, et enarravit quæ fecerat
Cant. 8-11 Vinea fuit pacifico in ea, quæ habet populos
Sap. 3- 8 Judicabunt nationes, et dominabuntur populis
4-14 Populi autem videntes, et non intelligentes
6-22 O reges populi, diligite sapientiam
-23 Diligite lumen sapientiæ, omnes qui præestis populis
-26 Et rex sapiens stabilimentum populi est
8-14 Disponam populos : et nationes mihi erunt subditæ
9- 7 Tu elegisti me regem populo tuo, et judicem
-12 Et disponam populum tuum juste
10-15 Hæc populum justum... liberavit a nation.
12-19 Docuisti a. populum tuum per talia opera
15-14 Sunt inimici populi tui, et imperantes illi
16- 2 Pro quibus tormentis bene disposuisti populum tuum
-20 Angelorum esca nutrivisti populum tuum
18- 7 Suscepta est autem a populo tuo sanitas quidem justorum
-13 Spoponderunt populum Dei esse
-21 Properans enim homo sine querela deprecari pro populis
19- 5 Populus quidem tuus mirabiliter transiret
-20 In omnibus e. magnificasti populum tuum
Eccli. 7- 7 Non pecces...nec te immittas in populum
9-24 Et princeps populi in sapientia sermonis s.
10- 1 Judex sapiens judicabit populum suum
- 2 Secundum judicem populi, sic et ministri ej.
- 3 Rex insipiens perdet populum suum
16-17 In populo magno non agnoscar
24- 1 Et in medio populi sui gloriabitur
- 3 Et in medio populi sui exaltabitur
- 9 Et in omni terra steti, et in omni populo
-16 Et radicavi in populo honorificato
26- 6 Delaturam civitatis, et collectionem populi
28-18 Virtutes populorum concidit
33-19 Audite me, magnates, et omnes populi
36-16 Reple... et gloria tua populum tuum
-19 Secund. benedictionem Aaron de populo t.
37-29 Sapiens in populo hæreditabit honorem
42-11 Nequando... confundat te in multitudine populi
44- 4 Et imperantes in præsenti populo, et virtute prudentiæ populis sanctissima verba
-15 Sapientiam ipsorum narrent populi
45- 3 Et jussit illi coram populo suo,et ostendit illi
-19 Et glorificare populum suum in nomine ejus
-20 In memoriam placare pro populo suo
48-16 In omnibus istis non pœnituit populus
49-17 Rector fratrum, stabilimentum populi
50-19 Tunc omnis populus simul properaverunt
-21 Et rogavit populus Dominum excelsum
-28 Et stultus populus, qui habitat in Sichimis
Isai. 1- 3 Et populus meus non intellexit
- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
-10 Percipite auribus legem Dei nostri, populus Gomorrhæ
2- 3 Et ibunt populi multi, et dicent : Venite
- 4 Judicabit gentes, et arguet populos multos
- 6 Projecisti e. populum tuum, domum Jacob
3- 5 Et irruet populus, vir ad virum
- 7 Nolite constituere me principem populi
-12 Populum meum exactores sui spoliaverunt
Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt
-13 Dominus, et stat ad judicandos populos
-14 Ad judicium veniet cum senibus populi
-15 Quare atteritis populum meum
5-13 Propterea captivus ductus est populus meus
-14 Descendent fortes ejus et populus ejus
-25 Ideo iratus est furor Domini in populum suum

Isai. 6- 5 Et in medio populi polluta labia habentis ego habito
- 9 Vade, et dices populo huic : Audite
-10 Excæca cor populi huj., et aures ej. aggrava
7- 2 Et commotum est cor ejus, et cor populi ejus
- 8 Et desinet Ephraïm esse populus
-17 Adducet Do. super te, et super populum t.
8- 6 Pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloe
- 9 Congregamini, populi, et vincimini, et aud.
-11 Erudivit me, ne irem in via populi hujus
-12 Omnia enim quæ loquitur populus iste,conjuratio est
-19 Numquid non populus a Deo suo requiret?
9- 2 Populus qui ambulabat in tenebris,vidit luc.
- 9 Et sciet omnis populus Ephraïm
-13 Populus non est reversus ad percutientem se
-16 Et erunt, qui beatificant populum istum
-19 Et erit populus quasi esca ignis
10- 2 Et vim facerent causæ humilium populi mei
- 6 Et contra populum furoris mei mandabo illi
-13 Et abstuli terminos populorum
-14 Invenit quasi nidum manus mea fortitudinem populorum
-22 Si enim fuerit populus tuus Israël quasi arena maris
-24 Noli timere, populus meus habitator Sion
11-10 Radix Jesse, qui stat in signum populorum
-11 Ad possidendum residuum populi sui
-16 Et erit via residuo populo meo, qui relinquetur
12- 4 Notas facite in populis adinventiones ejus
13- 4 Vox multitudinis in montibus, quasi populorum frequentium
-14 Unusquisq. ad populum suum convertetur
14- 2 Et tenebunt eos populi, et adducent eos
- 6 Cædentem populos in indignatione, plaga insanabili
-20 Tu populum tuum occidisti : non vocabitur
-32 Et in ipso sperabunt pauperes populi ejus
16-14 Auferetur gloria Moab super omni populo
17-12 Væ multitudini populorum multorum
-13 Sonabunt populi sicut sonitus aquarum
18- 2 Ad populum terribilem, post quem non est alius
- 7 Deferetur munus Domino exercituum a populo divulso et dilacerato
A populo terribili,post quem non fuit alius
19-13 Deceperunt Ægyptum,angulum populorum
-25 Dicens : Benedictus populus meus Ægypti
22- 4 Ut consolemini me super vastitate filiæ populi mei
23-13 Ecce terra Chaldæor. talis populus non fuit
24- 2 Et erit sicut populus, sic sacerdos
- 4 Defluxit orbis, infirmata est altitudo populi
-13 Erunt in medio terræ, in medio populorum
25- 3 Super hoc laudabit te populus fortis
- 6 Faciet Dom. exercituum omnibus populis
- 7 Præcipitabit in monte isto faciem vinculi colligati super omnes populos
- 8 Et opprobrium populi sui auferet
26-11 Videant : et confundantur zelantes populi
-20 Vade populus meus, intra in cubicula tua
27-11 Non est enim populus sapiens
28- 5 Et sertum exultationis residuo populi sui
-11 Et lingua altera loquetur ad populum istum
-14 Qui dominamini super populum meum
29-13 Eo quod appropinquat populus iste ore suo
-14 Addam ut admirationem faciam populo huic
30- 5 Omnes confusi sunt super populo
- 6 Ad populum, qui eis prodesse non poterit
- 9 Populus enim ad iracundiam provocans est
-19 Populus enim Sion habitabit in Jerusalem
-26 In die qua alligaverit Do. vulnus populi sui
-28 Frenum erroris, quod erat in maxillis populorum
32-13 Super humum populi mei spinæ et vepres
-18 Sedebit populus meus in pulchritudine pacis
33- 3 A voce Angeli fugerunt populi
-12 Et erunt populi quasi de incendio cinis
-19 Populum impudentem non videbis, populum alti sermonis
-24 Populus, qui habitat in ea, auferetur ab eo iniquitas
34- 1 Accedite, gentes, et audite; et populi, attendite
- 5 Descendet, et super populum interfectionis
36-11 Ne loquaris ad nos Judaice in auribus populi
40- 1 Consolamini, consolamini, popule meus
- 7 Vere fœnum est populus
42- 5 Dans flatum populo, qui est super eam
- 6 Dedi te in fœdus populi, in lucem gentium
-22 Ipse autem populus direptus, et vastatus
43- 4 Dabo hom. pro te et populos pro anima t.
- 8 Educ foras populum cæcum et oculos hab.
-20 Ut darem potum populo meo, electo meo

Isai. 43-21 Populum istum formavi mihi
44- 7 Ex quo constitui populum antiquum
47- 6 Iratus sum super populum meum
49- 1 Audite, insulæ; et attendite, populi de longe
- 8 Et servavi te, et dedi te in fœdus populi
-13 Quia consolatus est Dom. populum suum
-22 Et ad populos exaltabo signum meum
51- 4 Attendite ad me, popule meus, et tribus mea
Judicium m. in lucem populorum requiescet
- 5 Et brachia mea populos judicabunt
- 7 Populus meus lex mea in corde eorum
-16 Et dicas ad Sion : Populus meus es tu
-22 Et Deus tuus, qui pugnabit pro populo suo
52- 4 In Ægyptum descendit populus meus in principio
- 5 Quoniam ablatus est populus meus gratis
- 6 Propter hoc sciet populus meus nomen m.
- 9 Quia consolatus est Dominus populum suum
53- 8 Propter scelus populi mei percussi eum
55- 4 Ecce testem populis dedi eum, ducem
56- 3 Separatione dividet me Dom. a populo suo
- 7 Domus orationis vocabitur cunctis populis
57-14 Auferte offendicula de via populi mei
58- 1 Et annuntia populo meo scelera eorum
60- 2 Tenebræ operient terram, et caligo populos
-21 Populus autem tuus omnes justi
61- 9 Et germen eorum in medio populorum
62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
Eligite lapides, et elevate signum ad populos
-12 Et vocabunt eos, Populus sanctus, redempti
63- 6 Et conculcavi populos in furore meo
- 8 Et dixit : Verumtamen populus meus est
-11 Recordatus est dierum sæculi Moysi, et populi sui
-14 Adduxisti populum t., ut faceres tibi nomen
-18 Quasi nihilum posséderunt populum sanct.
64- 9 Ecce respice, populus tuus omnes nos
65- 2 Expandi manus meas tota die ad populum incredulum
- 3 Populus qui ad iracundiam provocat me
-10 Et vallis Achor in cubile armentorum populo meo
-18 Ego creo... populum ejus gaudium
-19 Et gaudebo in populo meo
-22 Secundum e. dies ligni, erunt dies populi m.
66- 6 Vox populi de civitate, vox de templo
Jerem. 1-18 Dedi te... sacerdotibus et populo terræ
2-11 Populus vero meus mutavit gloriam suam
-13 Duo enim mala fecit populus meus
-31 Quare ergo dixit populus meus : Recessimus
-32 Populus vero meus oblitus est mei
4-10 Ergo-ne decepisti populum istum et Jerus.
-11 In temp. illo dicetur populo huic et Jerus.
Quæ sunt in deserto viæ filiæ populi mei
-22 Quia stultus populus meus me non cognovit
5-14 Ecce ego do... populum istum in ligna
-21 Audi, popule stulte, qui non habes cor
-23 Populo a. huic factum est cor incredulum
-26 Quia inventi sunt in populo meo impii
-31 Et populus meus dilexit talia
6-14 Et curabant contritionem filiæ populi mei
-19 Ecce ego adducam mala super populum ist.
-21 Ecce ego dabo in populum istum ruinas
-22 Ecce populus venit de terra Aquilonis
-26 Filia populi mei, accingere cilicio
-27 Probatorem dedi te in populo meo
7-12 Videte quæ fecerim ei propter malitiam populi mei Israel
-16 Tu ergo noli orare pro populo hoc
-23 Ero vobis Deus, et vos eritis mihi populus
-33 Et erit morticinum populi hujus in cibos volucribus cœli
8- 5 Quare ergo aversus est populus iste in Jer.
- 7 Populus autem meus non cognovit judicium Domini
-11 Sanabant contritionem filiæ populi mei
-19 Ecce vox clamoris filiæ populi mei
-21 Super contritione filiæ populi mei contritus
-22 Non est obducta cicatrix filiæ populi mei
9- 1 Plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi
- 2 Derelinquam populum meum, et recedam
- 7 Quid e. aliud faciam a facie filiæ populi mei
-15 Ecce ego cibabo populum istum absynthio
10- 3 Quia leges populorum vanæ sunt
11- 4 Et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum
-14 Tu ergo noli orare pro populo hoc
12-14 Hæreditatem, quam distribui populo m. Isr.
-16 Si eruditi didicerint vias populi mei
Sicut docuerunt populum meum jurare in Baal, ædificabuntur in medio populi mei
13-10 Populum ist. pessimum, qui nolunt audire
-11 Ut essent mihi in populum et in nomen
14-10 Hæc dicit Dominus populo huic, qui dilexit
-11 Noli orare pro populo isto in bonum
Jerem. 14-16 Et populi quibus prophetant, erunt projecti
-17 Contrita est virgo filia populi mei
15- 1 Non est anima mea ad populum istum
- 7 Interfeci et disperdidi populum meum
-20 Et dabo te populo huic in murum æreum
16- 5 Quia abstuli pacem meam a populo isto
-10 Et cum annuntiaveris populo huic omnia verba hæc
17-19 Vade, et sta in porta filiorum populi
18-15 Quia oblitus est mei populus meus
19- 1 A senioribus populi, et a senioribus sacerd.
-11 Sic conteram populum ist. et civitatem ist.
-14 Et dixit ad omnem populum
21- 7 Dabo Sedeciam regem Juda, et servos ejus, et populum ejus
- 8 Ad populum hunc dices : Hæc dicit Dom.
22- 2 Tu et servi tui, et populus tuus
- 4 Ipsi et servi, et populus eorum
23- 2 Ad pastores, qui pascunt populum meum
-13 Et decipiebant populum meum Israël
-22 Et nota fecissent verba mea populo meo
-27 Ut obliviscatur populus meus nominis mei
-32 Seduxerunt populum meum in mendacio s.
Nec mandassem eis, qui nihil profuerunt populo huic
-33 Si igitur interrogaverit te populus iste
-34 Et populus qui dicit : Onus Domini
24- 7 Erunt mihi in populum, et ego ero eis in D.
25- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam de omni populo Juda
- 2 Ad omnem populum Juda, et ad universos habitatores Jerusalem
-19 Et principibus ejus, et omni populo ejus
26- 7 Et audierunt sacerdotes, et prophetæ, et omnis populus
- 8 Ut loqueretur ad universum populum
Et omnis populus, dicens : Morte moriatur
- 9 Et congregatus est omnis populus adversus Jeremiam
-11 Et locuti sunt... et ad omnem populum
-12 Et ait Jeremias... ad universum populum
-16 Et dixerunt principes et omnis populus ad sacerdotes
-17 Et dixerunt ad omnem cœtum populi
-18 Et ait ad omnem populum Juda, dicens : Hæc dicit Dominus
-24 Ut non traderetur in manus populi
27-12 Et servite ei et populo ejus, et vivetis
-13 Quare moriemini tu et populus tuus gladio
-16 Ad sacerdotes et ad populum ist. locutus sum
28- 1 In domo Domini, coram sacerdotibus et omni populo, dicens
- 5 In oculis om. populi, qui stabat in domo Do.
- 7 In auribus t., et in auribus universi populi
-11 Et ait Hananias in conspectu omnis populi
-15 Confidere fecisti populum ist. in mendacio
29- 1 Ad omnem populum, quem traduxerat Nab.
-16 Et ad om. populum habitatorem urbis hujus
-25 Ad omnem populum, qui est in Jerusalem
-32 Non erit ei vir sedens in medio populi hujus
Et non videbit bonum, quod ego faciam populo meo
30- 3 Convertam conversionem populi mei Israël
-22 Et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum
31- 1 Et ipsi erunt mihi in populum
- 2 Invenit gratiam in deserto populus
- 7 Salva, Do., populum tuum, reliquias Israël
-14 Et populus meus bonis meis adimplebitur
-33 Et ipsi erunt mihi in populum
32-21 Eduxisti populum t. Israel de terra Ægypti
-38 Erunt mihi in populum, et ego ero eis in D.
-42 Adduxi super populum istum omne malum
33-24 Numquid non vidisti quid populus hic locutus sit
Et populum meum despexerunt
34- 1 Omnes populi bellabant contra Jerusalem
- 8 Fœdus cum omni populo in Jerusalem
-10 Audierunt ergo omnes principes et universus populus
-19 Et omnis populus terræ, qui transierunt
35-16 Populus autem iste non obedivit mihi
36- 6 Audiente populo in domo Domini
- 7 Quam locutus est Dominus adversus populum hunc
- 9 Prædicaverunt jejunium in conspectu Domini omni populo in Jerusalem
-10 In introitu portæ... audiente omni populo
-13 Legente Baruch ex volumine in auribus populi
-14 Volumen, ex quo legisti audiente populo
37- 2 Et non obedivit... populus terræ verbis Do.
- 4 Jeremias autem libere ambulabat in medio populi
-17 Quid peccavi tibi et servis t. et populo tuo ?
Jerem. 38- 1 Quos Jeremias loquebatur ad om. populum
- 4 Dissolvit... et manus universi populi
Homo iste non quærit pacem populo huic
39- 9 Et reliquias populi, qui remanserant in civ.
-14 Ut intraret in domum, et habitaret in populo
40- 5 Habita ergo cum eo in medio populi
- 6 Et habitavit cum eo in medio populi
41-10 Captivas duxit Ismahel omnes reliquias populi... et universum populum
-13 Cumque vidisset omnis populus, qui erat
-14 Et reversus est omnis populus, quem ceperat
42- 8 Et universum populum a minimo usque ad magnum
43- 1 Loquens ad populum universos sermones
- 4 Non audivit... universus populus vocem Do.
44-15 Stabat... omnis populus habitantium
-20 Et dixit Jeremias ad omnem populum
-21 Et principes vestri, et populus terræ
-24 Dixit autem Jeremias ad omnem populum
46-16 Surge, et revertamur ad populum nostrum
-24 Confusa est filia Ægypti, et tradita in manus populi Aquilonis
48-42 Et cessabit Moab esse populus
-46 Væ tibi, Moab; periisti, popule Chamos
49- 1 Et populus ejus in urbibus ejus habitavit
50- 6 Grex perditus factus est populus meus
-16 Unusquisque ad populum suum convertetur
-41 Ecce populus venit ab Aquilone
51-45 Egredimini de medio ejus, populus meus
-58 Et labores populorum ad nihilum... erunt
52- 6 Et non erant alimenta populo terræ
-15 De pauperibus a. populi, et de reliquo vulgo
-25 Et (*tulit*) sexaginta viros de populo terræ
-28 Iste est populus, quem transtulit Nabuchod.
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
- 7 Cum caderet populus ejus in manu hostili
-11 Omnis populus ej. gemens, et quærens pan.
-18 Audite, obsecro, universi populi, et videte
2-11 Effusum est in terra jecur meum super contritione filiæ populi mei
3-14 Factus sum in derisum omni populo meo
-45 Abjectionem posuisti me in medio populorum
-48 In contritione filiæ populi mei
4- 3 Filia populi mei crudelis, quasi struthio
- 6 Et major effecta est iniquitas filiæ populi mei
-10 Cibus earum in contritione filiæ populi mei
Baruc. 1- 3 Ad aures universi populi venientis ad librum
- 4 Ad aures presbyterorum, et ad aures populi
- 7 Et ad sacerdotes, et ad omnem populum
- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor rex... potentes, et populum terræ, ab Jerusal.
2- 4 Et dedit eos... in desolationem in omnibus populis
-11 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti
-30 Quia scio quod me non audiet populus
Populus est enim dura cervice
-35 Et ipsi erunt mihi in populum
Et non movebo amplius populum meum
4- 5 Animæquior esto populus Dei, memorabilis
-10 Vidi enim captivitatem populi mei
Ezech. 3- 5 Non enim ad populum profundi sermonis
- 6 Neq. ad populos multos profundi sermonis
-11 Et vade, ingredere... ad filios populi tui
7-11 Et non ex populo, neque ex sonitu eorum
-12 Quia ira super omnem populum ejus
-14 Ira enim mea super universum populum ej.
-27 Et manus populi terræ conturbabuntur
11- 1 Et vidi in medio eorum... principes populi
-17 Congregabo vos de populis, et adunabo
-20 Sint mihi in populum, et ego sim eis in Deum
12-19 Et dices ad populum terræ : Hæc dicit Do.
13- 9 In consilio populi mei non erunt
-10 Eo quod deceperint populum meum, dic.
-17 Pone faciem tuam contra filias populi tui
-18 Et cum caperent animas populi mei
-19 Et violabant me ad populum meum
Mentientes populo meo credenti mendaciis
-21 Et liberabo populum meum de manu vestra
-23 Et eruam populum meum de manu vestra
14- 8 Et disperdam eum de medio populi mei
- 9 Et delebo eum de medio populi mei Israël
-11 Sint mihi in populum, et ego sim eis in Deum
17- 9 Et non in brachio grandi, neque in populo multo
-15 Ut daret sibi equos et populum multum
-17 Et non in exercitu grandi, neque in populo multo faciet contra eum Pharao prælium
18-18 Et malum operatus est in medio populi sui
20-34 Educam vos de populis : et congregabo vos
-35 Et adducam vos in desertum populorum
-41 Suscipiam vos, cum eduxero vos de populis
21-12 Quia hic factus est in populo meo
Gladio traditi sunt cum populo meo
22-29 Populi terræ calumniabantur calumniam

Ezech. 23-24 Instructi curru et rota, multitudo populorum
-47 Et lapidentur lapidibus populorum
24-18 Locutus sum ergo ad populum mane
-19 Et dixit ad me populus : Quare non indicas
25- 7 Et interficiam te de populis, et perdam
-14 Et dabo ultionem meam super Idumæam per manum populi mei Israel
26- 2 Euge, confractæ sunt portæ populorum
- 7 Cum equis, et curribus... populoque magno
-11 Populum tuum gladio cædet
-20 Qui descendunt in lacum ad populum semp.
27- 3 Negotiationi populorum ad insulas multas
- 9 Nautæ ear. fuerunt in populo negotiat. tuæ
-13 Et vasa ærea advexerunt populo tuo
-27 Gubernatores tui.. qui populo tuo præerant
-33 De mari implesti populos multos
In multitudine divitiarum tuarum, et populorum tuorum, ditasti reges terræ
-36 Negotiatores populorum sibilaverunt sup. te
28-25 Quando congregavero dom. Isr. de populis
29-13 Congregabo Ægyptum de populis
30-11 Ipse et populus ej. cum eo, fortissimi gent.
31- 2 Dic Pharaoni regi Ægypti et populo ejus
-12 Recedent de umbraculo ejus o. populi terræ
32- 3 Expandam super te rete meum in multitudine populorum multorum
- 9 Et irritabo cor populorum multorum
-10 Stupescere faciam super te populos multos
-20 Attraxerunt eam et omnes populos ejus
-25 Posuerunt cubile ejus in univ. populis ejus
33- 2 Fili hominis, loquere ad filios populi tui
Et tulerit populus terræ virum unum
- 3 Cecinerit buccina, et annuntiaverit populo
- 6 Et populus se non custodierit, veneritque
-12 Fili hominis, dic ad filios populi tui
-17 Et dixerunt filii populi tui
-30 Filii populi tui, qui loquuntur de te juxta muros
-31 Veniunt ad te, quasi si ingrediatur populus
Et sedent coram te populus meus
34-13 Et educam eas de populis, et congregabo eas
-30 Et ipsi populus meus domus Israel
36- 3 Super labium linguæ, et opprobrium populi
- 8 Fructum vestrum afferatis populo meo Isr.
-12 Adducam sup. vos homines, populum m. Is.
-15 Et opprobrium populorum nequaquam portabis
-20 Cum diceretur de eis : Populus Dom. iste est
-28 Eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum
37-12 Educam vos de sepulcris vest., populus m.
-13 Eduxero vos de tumulis vestris, popule m.
-18 Cum autem dixerint ad te filii populi tui loquentes
-23 Et erunt mihi populus, et ego ero eis Deus
-27 Ero eis Deus, et ipsi erunt mihi populus
38- 6 Totum robur ejus, populique multi tecum
- 8 Congregata est de populis multis ad montes
Hæc de populis educta est, et habitabunt
- 9 Et omnia agmina tua, et populi multi tecum
-12 Et super populum, qui est congregatus ex gentibus
-14 Cum habitaverit populus meus Isr. confid.
-15 Et venies... tu et populi multi tecum
-16 Et ascendes super populum meum Israël
-22 Et super populos multos, qui sunt cum eo
39- 4 Cades tu, et omnia agmina tua, et populi tui
- 7 Et nomen sanctum meum notum faciam in medio populi mei Israel
-13 Sepeliet autem eum omnis populus terræ
-27 Et reduxero eos de populis, et congregavero
42-14 Et sic procedent ad populum
44-11 Mactabunt holocausta, et victimas populi
-19 Cumque egredientur atrium exterius ad populum
Non sanctificabunt populum in vestibus suis
-23 Et populum meum docebunt quid sit inter sanctum et pollutum
45- 8 Et non depopulabuntur ultra principes populum meum
- 9 Separate confinia vestra a populo meo
-16 Omnis populus terræ tenebitur primitiis his
-22 Faciet princeps... et pro univ. populo terræ
46- 3 Et adorabit populus terræ ad ostium portæ
- 9 Et cum intrabit populus terræ in conspectu Domini
-18 Non accipiet princeps de hæreditate populi
Ut non dispergatur populus m. unusquisque
-20 Ut non offerant in atrium exterius, et sanctificetur populus
-24 Coquent ministri domus Domini victimas populi
Dan. 2-44 Et regnum ejus alteri populo non tradetur
3- 4 Vobis dicitur populis, tribubus, et linguis

Dan. 3- 7 Ut audierunt omnes populi sonitum tubæ
Cadentes omnes populi, tribus, et linguæ, adoraverunt statuam auream
-96 Ut omnis populus, tribus, et lingua... dispereat
-98 Nabuchodonosor rex, omnibus populis
5-19 Universi populi, tribus, et linguæ tremebant
6-25 Tunc Darius rex scripsit universis populis
7-14 Omn. populi, tribus, et linguæ ipsi servient
-27 Regnum autem... detur populo sanctorum Altissimi
8-24 Interficiet robustos et populum sanctorum
9- 6 Qui locuti sunt... omnique populo terræ
-15 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti
-16 Jerus. et populus tuus in opprobrium sunt
-19 Super civitatem, et super populum tuum
-20 Et confiterer peccata mea, et peccata populi mei
-24 Septuaginta hebdomades abbreviatæ sunt super populum tuum
-26 Non erit ej. populus, qui eum negaturus est
Et civitatem et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo
10-14 Ut docerem te quæ ventura sunt populo tuo
11-14 Filii quoque prævaricatorum populi tui extollentur
-23 Et ascendet, et superabit in modico populo
-32 Populus a. sciens Deum suum, obtinebit
-33 Et docti in populo docebunt plurimos
12- 1 Princeps magnus, qui stat pro filiis populi
Et in tempore illo salvabitur populus tuus
- 7 Cum completa fuerit dispersio manus populi
13- 5 Constituti sunt de populo duo senes judices
Judicibus, qui videbantur regere populum
- 7 Cum a. populus revertisset per meridiem
-28 Cumq. venisset populus ad Joakim virum ej.
-29 Et dixerunt coram populo : Mittite ad Susannam
-34 Consurgentes autem duo presbyteri in medio populi
-41 Credidit eis multitudo, quasi senibus et judicibus populi
-47 Et conversus omnis populus ad eum, dixit
-50 Reversus est ergo populus cum festinatione
-64 Daniel autem factus est magnus in conspectu populi
Osee. 1- 9 Dixit : Voca nomen ejus : Non populus meus
Quia vos non populus meus, et ego non ero
-10 Ubi dicetur eis : Non populus meus vos
2- 1 Dicite fratribus vestris : Populus meus
-24 Dicam non populo meo : Populus meus es tu
4- 4 Populus e. tuus, sicut hi qui contradicunt
- 6 Conticuit populus meus, eo quod non habuerit scientiam
- 8 Peccata populi mei comedent
- 9 Erit sicut populus, sic sacerdos : et visitabo
-12 Populus meus in ligno suo interrogavit
-14 Et populus non intelligens vapulabit
6-11 Cum convertero captivitatem populi mei
7- 8 Ephraim in populis ipse commiscebatur
9- 1 Noli lætari, Israel, noli exultare sicut populi
10- 5 Quia luxit super eum populus ejus
-10 Congregabuntur super eos populi
-14 Consurget tumultus in populo tuo
11- 7 Populus meus pendebit ad reditum meum
Joel. 2- 2 Quasi mane expansum super montes populus multus et fortis
- 5 Velut populus fortis præparatus ad prælium
- 6 A facie ejus cruciabuntur populi
-16 Congregate populum, sanctificate ecclesiam
-17 Et dicent : Parce, Domine, parce populo tuo
Quare dicunt in populis : Ubi est Deus eor.?
-18 Zelatus est Dominus terram suam, et pepercit populo suo
-19 Et respondit Dominus, et dixit populo suo
-26 Non confundetur populus meus in sempit.
-27 Non confundetur populus meus in æternum
3- 2 Et disceptabo cum eis ibi super populo meo
- 3 Et super populum meum miserunt sortem
-14 Populi, populi, in valle concisionis
-16 Dominus spes populi sui, et fortitudo filior.
Amos. 1- 5 Et transferetur populus Syriæ Cyrenen
3- 6 Si clanget tuba in civitate, et populus non expavescet?
6- 1 Optimates capita populorum, ingredientes
7- 8 Ecce ego ponam trullam in medio populi m.
-15 Vade, propheta ad populum meum Israël
8- 2 Venit finis super populum meum Israel
9-10 In gladio morientur o. peccatores populi m.
-14 Convertam captivitatem populi mei Israel
Abdiæ. -13 Neque ingredieris portam populi mei in die
Mich. 1- 2 Audite, populi omnes, et attendat terra
- 9 Tetigit portam populi mei usque ad Jerusal.
2- 4 Vastati sumus : pars populi mei commutata
- 8 Populus meus in adversarium consurrexit

Mich. 2- 9 Mulieres populi mei ejecistis de domo delic.
-11 Et erit super quem stillatur populus iste
3- 3 Qui comederunt carnem populi mei
- 5 Super prophetas, qui seducunt populum m.
4- 1 Sublimis super colles : et fluent ad eum populi
- 3 Judicabit inter populos multos, et corripiet
- 5 Populi ambulabunt unusq. in nomine Dei sui
-13 Et comminues populos multos, et interficies
5- 7 Erunt reliquiæ Jacob in medio populorum
- 8 In gentibus in medio populorum multorum
6- 2 Quia judicium Domini cum populo suo
- 3 Popule meus, quid feci tibi, aut quid molestus fui tibi?
- 5 Popule meus, memento, quæso, quid cogitaverit Balach
-16 Et opprobrium populi mei portabitis
7-14 Pasce populum tuum in virga tua
Nahum. 3- 8 Numquid melior es Alexandria populorum?
-13 Ecce populus tuus mulieres in medio tui
-18 Latitavit populus tuus in montibus
Habac. 2- 5 Coacervabit ad se omnes populos
- 8 Omnes qui reliqui fuerint de populis
-10 Concidisti populos multos, et peccavit
-13 Laborabunt enim populi in multo igne
3-13 Egressus es in salutem populi tui
-16 Ut ascendam ad populum accinctum nostr.
Soph. 1-11 Conticuit om. populus Chanaan, disperier.
2- 8 Quæ exprobraverunt populo meo
- 9 Reliquiæ populi mei diripient eos
-10 Magnificati sunt super populum Do. exerc.
3- 9 Quia tunc reddam populis labium electum
-12 Et derelinquam in medio tui populum pauperem et egenum
-20 Dabo e. vos... in laudem om. populis terræ
Aggæi. 1- 2 Populus iste dicit : Nondum venit tempus
-12 Om. reliquiæ populi (*audierunt*) vocem Do.
Et timuit populus a facie Domini
-13 Populo dicens : Ego vobisc. sum, dicit Dom.
-14 Et spiritum reliquorum de omni populo
2- 3 Loquere ad Zorobabel... et ad reliquos populi, dicens
- 5 Confortare, omnis populus terræ, dicit Do.
-15 Et dixit : Sic populus iste, et sic gens ista
Zach. 2-11 In die illa, et erunt mihi in populum
7- 5 Loquere ad o. populum terræ et ad sacerd.
8- 6 Si videbitur difficile in oculis reliquiarum populi hujus in diebus illis
- 7 Ego salvabo populum m. de terra Orientis
- 8 Et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum
-11 Nunc autem non juxta dies priores ego faciam reliquiis populi hujus, dicit Dom.
-12 Et possidere faciam reliquias populi hujus
-20 Usquequo veniant populi, et habitent in civ.
-22 Et venient populi multi et gentes robustæ
9-16 Et salvabit eos Dom... ut gregem populi sui
10- 9 Et seminabo eos in populis
11-10 Fœdus m., quod percussi cum omn. populis
12- 2 Ecce ego ponam Jerusalem superliminare crapulæ omnibus populis in circuitu
- 3 Ponam Jerus. lapidem oneris cunctis populis
- 4 Om. equum populorum percutiam cæcitate
- 6 Et devorabunt... omnes populos in circuitu
13- 9 Dicam : Populus meus es ; et ipse dicet
14- 2 Et reliquum populi non auferetur ex urbe
Malac. 1- 4 Populus, cui iratus est Dom. usque in ætern.
2- 9 Dedi vos... humiles omnibus populis
1 Mac. 1-14 Destinaverunt aliqui de populo, et abierunt
-32 Et perdidit populum multum ex Israël
-43 O. regno suo, ut esset omnis populus, unus
-49 Jussit coinquinari.. et sanctum populum Isr.
-53 Et præposuit principes populo
-55 Et congregati sunt multi de populo ad eos
-56 Et effugaverunt populum Israël in abditis
-61 In virtute sua faciebant hæc populo Israël
-65 Et multi de populo Israël definierunt apud se
-67 Et facta est ira magna super populum valde
2- 6 Hi vider. mala, quæ fiebant in populo Juda
- 7 Ut quid natus sum videre contritionem populi mei
-16 Et multi de populo Israël consentientes
-66 Princeps militiæ, et ipse aget bellum populi
-67 Et vindicate vindictam populi vestri
3- 3 Et dilatavit gloriam populo suo
- 5 Qui conturbabant populum s., eos succend.
-42 Quæ mandavit populo facere in interitum
-43 Erigamus dejectionem populi nostri, et pugnemus pro populo nostro et sanctis nostris
-55 Et post hæc constituit Judas duces populi
4-17 Dixitque ad populum : Non concupiscatis spolia
-31 Conclude exerc. istum in manu populi t. Isr.
-55 Cecidit omnis populus in faciem, et adorav.
-58 Et facta est lætitia in populo magna valde

1 Mac. 4-61 Ut haberet populus munitionem contra fac.
5- 2 Et cœperunt occidere de populo, et persequi
- 4 Qui erant populo in laqueum et in scandal.
- 6 Invenit man. fortem et populum copiosum
-16 Ut audivit a. Judas et populus sermones istos
-18 Duces populi cum residuo exercitu in Judæa
-19 Præcepit illis, dicens: Præestote populo huic
-30 Ecce populus multus, cujus non erat num.
-42 Statuit scribas populi secus torrentem
-43 Transfretavit ad illos prior, et omnis populus post eum
-53 Et exhortabatur populum per totam viam
-60 Et ceciderunt illo die de populo Israël ad duo millia viri, et facta est fuga magna in populo
6-19 Et convocavit universum populum
-24 Et filii populi nostri propt. hoc alienabant se
-44 Et dedit se ut liberaret populum suum
7- 6 Et accusaverunt populum apud regem
-18 Incubuit timor et tremor in om. populum
-19 Et quosdam de populo mactavit
-22 Omnes, qui perturbabant populum suum
-26 Et mandavit ei evertere populum
-33 Exierunt de sacerdotibus populi salutare
-37 Ut esset domus... obsecrationis populo tuo
-48 Et lætatus est populus valde
8-20 Et populus Judæorum miserunt nos ad vos
-29 Constituerunt Romani populo Judæorum
9-20 Et fleverunt eum omnis populus Israël
-21 Potens, qui salvum faciebat populum Israël
-35 Et Jonathas misit fratrem s. ducem populi
-73 Et cœpit Jonathas ibi judicare populum
10- 7 Et legit epistolas in auditu omnis populi
-46 Ut audivit a. Jonathas et populus serm. istos
-80 Jecerunt jacula in populum a mane usque
-81 Populus a. stabat, sicut præceperat Jonathas
12- 6 Et sacerdotes, et reliquus populus Judæor.
-35 Jonathas, et convocavit seniores populi
-44 Ut quid vexasti universum populum ?
13- 2 Videns quia in tremore populus est
Ascendit Jerusal., et congregavit populum
- 7 Et accensus est spiritus populi simul ut audivit sermones istos
-17 Ne inimicitiam magnam sumeret ad populum Israël
-42 Et cœpit populus Israël scribere in tabulis
14-14 Et confirmavit omnes humiles populi sui
-20 Reliquo populo Judæor., fratribus, salutem
-21 Legati, qui missi sunt ad populum nostrum
-22 Quæ ab eis erant dicta in conciliis populi
-23 Et placuit populo excipere viros gloriose, et ponere exemplum sermonum eorum in segregatis populi libris, ut sit ad memoriam populo Spartiatarum
-24 Cum autem audisset populus Romanus
-28 In conventu magno sacerdotum et populi
-30 Et appositus est ad populum suum
-35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam
Exquisivit omni modo exaltare populum s.
-44 Ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus
-46 Complacuit omni populo statuere Simonem
15-17 Missi a Simone... et populo Judæorum
-24 Scripserunt Simoni... et populo Judæorum
-35 Ipsi faciebant in populo plagam magnam
-39 Et mandavit ei... et debellare populum
-40 Cœpit... et captivare populum, et interficere
16- 1 Quæ fecit Cendebæus in populo ipsorum
- 6 Et admovit castra... ipse, et populus ejus
Vidit populum trepidant. ad transfretand.
- 7 Et divisit populum, et equites in medio peditum
2 Mac. 1-10 Populus, qui est Jerosolymis et in Judæa
-26 Accipe sacrificium pro universo populo tuo
-29 Constitue populum tuum in loco sancto tuo
2- 7 Donec congreget D. congregationem populi
-17 Deus autem, qui liberavit populum suum
4-48 Qui pro civitate et populo... causam prosecuti sunt
5-20 Ipse locus particeps factus est populi malor.
6-16 In adversis, populum s. non derelinquit
8- 2 Et invocabant Do. ut respiceret in populum
10-21 Principibus populi congregatis, accusavit
11-16 Lysias populo Judæorum salutem
-34 Legati Romanorum, populo Judæorum salutem
12-42 Hortabatur populum conservare se sine peccato
13-10 Quibus Judas cognitis, præcepit populo
-11 Ac populum, qui nuper paululum respirasset
-26 Et exposuit rationem, et populum sedavit
14-15 Rogabant eum, qui populum s. constituit
15-12 Orare pro omni populo Judæorum
-14 Hic est fratrum amator et populi Israël
Hic est, qui multum orat pro populo
2 Mac. 15-16 In quo dejicies adversarios populi mei Israël
-24 Veniunt adversus sanctum populum tuum
Matth. 1-21 Ipse e. salvum faciet populum s. a peccatis
2- 4 Et congregans omnes principes sacerdotum et Scribas populi
- 6 Exiet dux, qui regat populum meum Israël
4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem
-23 Et sanans... omnem infirmitatem in populo
13-15 Incrassatum est enim cor populi hujus
14- 5 Et volens illum occidere, timuit populum
15- 8 Populus hic labiis me honorat
-36 Et dedit Discipulis suis, et Discipuli dederunt populo
21-11 Populi a. dicebant : Hic est Jesus propheta
-23 Principes sacerdotum, et seniores populi
26- 3 Seniores populi in atrium principis sacerd.
- 5 Ne forte tumultus fieret in populo
-47 Missi a principibus sacerdotum et senioribus populi
27- 1 Consilium inierunt om. principes sacerdotum et seniores populi adversus Jesum
-15 Consueverat præses populo dimittere unum vinctum
-20 Et seniores persuaserunt populis ut peterent
-24 Accepta aqua, lavit manus coram populo
-25 Et respondens universus populus, dixit
Marc. 6-45 Ad Bethsaïd., dum ipse dimitteret populum
7- 6 Populus hic labiis me honorat
9-14 Omnis populus videns Jesum, stupefactus est
11-32 Si dixerimus, Ex homin., timemus populum
14- 2 Ne forte tumultus fieret in populo
15-15 Pilatus a. volens populo satisfacere, dimisit
Luc. 1-10 Et omnis multitudo populi erat orans foris
2-10 Gaudium magnum, quod erit omni populo
-31 Quod parasti ante faciem om. populorum
3-15 Existimante a. populo, et cogitantibus omn.
-18 Et alia exhortans evangelizabat populo
-21 Factum est a. cum baptizaretur om. populus
7-29 Et omnis populus audiens, et Publicani
8-47 Ob quam causam tetigerit eum, indicavit coram omni populo
13-17 Et omnis populus gaudebat in universis
19-48 Omnis enim populus suspensus erat, audiens
20- 1 Docente illo populum in templo, et evangel.
-19 Et timuerunt populum : cognoverunt enim
-45 Audiente autem omni populo, dixit Discip.
21-23 Erit enim pressura magna super terram, et ira populo huic
-38 Omnis populus manicabat ad eum in templo
23- 5 Commovet populum, docens per universam Judæam
-14 Obtulistis mihi hunc hominem, quasi avertentem populum
-27 Sequebatur autem illum multa turba populi
-35 Stabat populus spectans, et deridebant eum
24-19 Potens in opere et sermone, coram Deo et omni populo
Joan. 8- 2 Populus venit ad eum, et sedens docebat eos
11-42 Sed propter populum, qui circumstat, dixi
-50 Nec cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo
18-14 Expedit unum hominem mori pro populo
Act. 3- 9 Et vidit omnis populus eum ambulantem
-11 Cucurrit omnis populus ad eos ad porticum
-12 Videns autem Petrus respondit ad populum
4- 1 Loquentibus autem illis ad populum superv.
- 2 Dolentes quod docerent populum
- 8 Dixit ad eos : Principes populi et seniores
-17 Sed ne amplius divulgetur in populum
-21 Non invenientes quomodo punirent eos, propter populum
-25 Quare... et populi meditati sunt inania ?
-27 Pilatus cum gentibus et populis Israel
5-13 Sed magnificabat eos populus
-25 Sunt in templo stantes, et docentes populum
-26 Timebant enim populum ne lapidarentur
-37 Et avertit populum post se, et ipse periit
6- 8 Faciebat prodigia et signa magna in populo
7-17 Crevit populus, et multiplicatus est in Ægy.
-34 Videns vidi afflictionem populi mei
10-41 Non omni populo, sed testibus præordinatis
-42 Et præcepit nobis prædicare populo
12- 4 Volens post Pascha producere eum populo
-22 Populus autem acclamabat : Dei voces, et non hominis
13-24 Prædicante Joanne... baptismum pœnitentiæ omni populo Israel
14-12 Cum populis volebat sacrificare
15-14 Quemadmodum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo
17- 5 Quærebant eos producere in populum
18-10 Populus est mihi multus in hac civitate
19- 4 Joannes baptizavit baptismo pœnitentiæ populum
-30 Paulo autem volente intrare in populum
Act. 19-33 Alexander... volebat reddere rationem populo
21-27 Concitaverunt o. populum, et injecerunt
-28 Adversus populum et legem... ubiq. docens
-30 Commotaque est civitas tota, et facta est concursio populi
-35 Ut portaretur a militibus propter vim populi
-36 Sequebatur enim multitudo populi, clamans
-39 Rogo a. te, permitte mihi loqui ad populum
23- 5 Principem populi tui non maledices
26-17 Eripiens te de populo et gentibus
-23 Lumen annuntiaturus est populo et gentib.
28-26 Dicens : Vade ad populum istum, et dic
-27 Incrassatum est enim cor populi hujus
Rom. 10-21 Tota die expandi manus meas ad populum non credentem
11- 1 Dico ergo : Numquid Deus repulit populum
15-11 Et magnificate eum, omnes populi
1 Cor. 10- 7 Sedit populus manducare et bibere
14-21 In aliis linguis et labiis aliis loquar populo
2 Cor. 6-16 Ero illorum Deus, et ipsi erunt mihi populus
Tit. 2-14 Et mundaret sibi populum acceptabilem
Hebr. 2-17 Ad Deum, ut repropitiaret delicta populi
4- 9 Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei
5- 3 Debet, quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre
7- 5 Mandatum habent decimas sumere a populo
-11 Populus enim sub ipso legem accepit
-27 Prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi
8-10 Et ipsi erunt mihi in populum
9- 7 Quem offert pro sua et populi ignorantia
-19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse universo populo
Librum et omnem populum aspersit
10-30 Quia judicabit Dominus populum suum
11-25 Magis eligens affligi cum populo Dei
13-12 Ut sanctificaret per s. sanguinem populum
1 Petr. 2- 9 Vos a... gens sancta, populus acquisitionis
-10 Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei
2 Petr. 2- 1 Fuerunt vero et pseudoprophetæ in populo
Judæ. - 5 Jesus populum de terra Ægypti salvans
Apoc. 5- 9 Et redemisti nos Deo in sanguine tuo ex omni tribu, et lingua, et populo
7- 9 Ex omnibus gentibus, et tribubus, et populis
10-11 Oportet te iterum prophetare gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis
11- 9 Videbunt de tribubus, et populis, et linguis
13- 7 Et data est illi potestas in omnem tribum, et populum, et linguam, et gentem
14- 6 Et super omnem... linguam et populum
17-15 Aquæ, quas vidisti ubi meretrix sedet, populi sunt, et gentes, et linguæ
18- 4 Exite de illa, populus meus, ut non participes sitis delictorum ejus
21- 3 Populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis

POPULUS, *arbor.*

Osee. 4-13 Subtus quercum, et populum, et terebinth.

PORCINA.

2 Mac. 6-18 Compellebatur carnem porcinam manduc.
7- 1 Edere contra fas carnes porcinas

PORCUS.

Matth. 7- 6 Neq. mittatis margaritas vestras ante porcos
8-30 Grex multorum porcorum pascens
-31 Mitte nos in gregem porcorum
-32 At illi exeuntes abierunt in porcos
Marc. 5-11 Erat a. ibi.. grex porcorum magnus, pascens
-12 Mitte nos in porcos, ut in eos introeamus
-13 Spiritus immundi introierunt in porcos
-16 Narraverunt... qualiter factum esset... de porcis
Luc. 8-32 Erat autem ibi grex porcorum multorum
-33 Exierunt ergo dæmonia ab homine, et intraverunt in porcos
15-15 Misit illum in villam suam, ut pasceret porcos
-16 Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant

PORPHYRIO.

Levit. 11-18 Cygnum, et onocrotalum, et porphyrionem
Deut. 14-17 Ac mergulum, porphyrionem, et nycticor.

PORRI.

Num. 11- 5 In mentem nobis veniunt cucumeres, et pepones, porrique

PORRIGO.

Gen. 40-21 In locum suum, ut porrigeret ei poculum
Josue. 8-26 Contraxit man. quam in sublime porrexerat
1 Reg. 28-20 Statimque Saül cecidit porrectus in terram

Job. 8-20 Deus... nec porriget manum malignis
14-15 Operi manuum tuarum porriges dexteram
Eccli. 4-36 Non sit porrecta manus tua ad accipiendum
7-36 Et pauperi porrige manum tuam
15-17 Ad quos volueris, porrige manum tuam
50-16 Porrexit manum suam in libatione, et libavit
Ezech. 16-49 Et manum egeno et pauperi non porrigebant
Matth. 7- 9 Numquid lapidem porriget ei ?
-10 Numquid serpentem porriget ei ?
Luc. 11-12 Numquid porriget illi scorpionem
24-30 Et benedixit, ac fregit, et porrigebat illis
Joan. 13-26 Ille est, cui ego intinctum panem porrexero

PORRO.

Gen. 4-18 Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit
5-21 Porro Henoch vixit sexaginta quinque annis
7-18 Porro arca ferebatur super aquas
9-18 Porro Cham ipse est pater Chanaan
10- 8 Porro Chus genuit Nemrod
11-12 Porro Arphaxad vixit triginta quinque annis
Exod. 28-40 Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis
38-13 Porro contra Orientem... paravit tentoria
39-16 Porro annulos posuerunt in utroque latere
Levit. 13-39 Porro si steterit macula, et capilli nigri
Num. 1-34 Porro filiorum Manasse per generationes
-53 Porro Levitæ per gyrum tabernaculi figent
10-20 Porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph
25-15 Porro mulier Madianitis, quæ pariter interfecta est, vocabatur Cozbi
26-21 Porro filii Phares : Hesron... et Hamul
-36 Porro filius Suthala fuit Heran, a quo famil.
32-39 Porro filii Machir, filii Manasse perrexerunt
34- 7 Porro ad Septentrionalem plagam a mari Magno termini incipient
Josue. 21- 6 Porro filiis Gerson egressa est sors, ut accip.
-25 Porro de dimidia tribu Manasse, Thanach
-28 Porro de tribu Issachar, Cesion et Daber.
Judic. 9-45 Porro Abimelech omni die illo oppugnabat
1 Reg. 1- 7 Porro illa flebat, et non capiebat cibum
-13 Porro Anna loquebatur in corde suo
2-12 Porro filii Heli, filii Belial, nescientes Dom.
3- 7 Porro Samuel necdum sciebat Dominum
4- 1 Porro Philisthiim venerunt in Aphec
5- 5 Porro Dagon solus truncus remanserat
6-13 Porro Bethsamitæ metebant triticum
12- 2 Porro filii mei vobiscum sunt
13- 2 Porro cæterum popul. remisit unumquemq.
-11 Porro Philisthiim congregati fuerunt in Machmas
-16 Porro Philisthiim consederant in Machmas
-18 Porro alius ingrediebatur per viam Bethor.
-19 Porro faber ferrarius non inveniebatur
14- 2 Porro Saül morabatur in extrema parte
-27 Porro Jonathas non audierat, cum adjuraret
-46 Porro Philisthiim abierunt in loca sua
-51 Porro Cis fuit pater Saül, et Ner pater Abner
15-29 Porro triumphator in Israël non parcet
17- 2 Porro Saül et filii Israël congregati venerunt
- 5 Porro pondus loricæ ejus, quinque millia
18- 6 Porro cum reverteretur percusso Philisthæo
-25 Porro Saül cogitabat tradere David
19- 1 Porro Jonathas filius Saül diligebat David
- 9 Porro David psallebat manu sua
-12 Porro ille abiit et aufugit, atque salvatus est
20-37 Et ait : Ecce ibi est sagitta porro ultra te
21- 5 Porro via hæc polluta est, sed et ipsa hodie sanctificabitur in vasis
23- 6 Porro eo tempore, quo fugiebat Abiathar
-15 Porro David erat in deserto Ziph in sylva
-26 Porro David desperabat se posse evadere
24- 4 Porro David et viri ejus in interiore parte speluncæ latebant
- 8 Porro Saül exurgens de spelunca, pergebat
25- 3 Porro vir ejus durus, et pessimus, et malit.
-13 Porro ducenti remanserunt ad sarcinas
-29 Porro inimicorum tuorum anima rotabitur
2 Reg. 1- 6 Porro currus et equites appropinquabant ei
2-13 Porro Joab filius Sarviæ, et pueri David
-18 Porro Asaël cursor velocissimus fuit
-30 Porro Joab reversus, omisso Abner, congregavit omnem populum
3- 3 Porro tertius Absalom, filius Maacha
-31 Porro rex David sequebatur feretrum
-39 Porro viri isti filii Sarviæ duri sunt mihi
6-14 Porro David erat accinctus ephod lineo
8-16 Porro Josaphat filius Ahilud erat a commentariis
9-13 Porro Miphiboseth habitabat in Jerusalem
13-22 Porro non est locutus Absalom ad Amnon
-37 Porro Absalom fugiens, abiit ad Tholomaï
14-25 Porro sicut Absalom, vir non erat pulcher
15-11 Porro cum Absalom ierunt ducenti viri
-30 Porro David ascendebat clivum Olivarum
17-23 Porro Achitophel videns quod non fuisset factum

2 Reg. 18-18 Porro Absalom erexerat sibi... titulum
19- 4 Porro rex operuit caput suum, et clamabat
20- 8 Porro Joab vestitus erat tunica stricta
-10 Porro Amasa non observavit gladium
-14 Porro ille transierat per omnes tribus Israël
-24 Porro Josaphat fil. Ahilud a commentariis
21- 2 Porro Gabaonitæ non erant de filiis Israël
23-14 Porro statio Philisthinorum tunc erat in Bethlehem
3 Reg. 5-18 Porro Giblii præparaverunt ligna et lapides
6-17 Porro quadrag. cubit. erat ipsum templum
-20 Porro oraculum habebat viginti cubitos
11-32 Porro una tribus remanebit ei, propter serv.
12-18 Porro rex Roboam festinus ascendit currum
14-21 Porro Roboam filius Salomonis regnavit in Juda
16-15 Porro exercitus obsidebat Gebbethon urb.
20- 1 Porro Benadad rex Syriæ congregavit omnem exercitum suum
-27 Porro filii Israël recensiti sunt
-30 Porro Benadad fugiens ingressus est civitat.
22-30 Porro rex Israël mutavit habitum suum
4 Reg. 3- 4 Porro Mesa rex Moab nutriebat pecora
-24 Porro consurgens Israël, percussit Moab
4-30 Porro mater pueri ait : Vivit Dominus
5- 2 Porro de Syria egressi fuerant latrunculi
6-18 Porro Eliseus oravit ad Dominum, dicens
7-17 Porro rex ducem illum... constituit ad port.
8-10 Porro ostendit mihi Dominus quia morte morietur
-29 Porro Ochozias filius Joram rex Juda
9-14 Porro Joram obsederat Ramoth Galaad
-24 Porro Jehu tetendit arcum manu
-30 Porro Jezabel, introitu ejus audito, depinxit
10- 6 Porro filii regis, septuaginta viri, apud optimates civitatis nutriebantur
-19 Porro Jehu faciebat hoc insidiose
-31 Porro Jehu non custodivit ut ambularet
11- 3 Porro Athalia regnavit super terram
13-13 Porro Joas sepultus est in Samaria cum reg.
-25 Porro Joas filius Joachaz tulit urbes
16-14 Porro altare æreum, quod erat coram Dom.
17-31 Porro Hevæi fecerunt Nebahaz et Tharthac
19-29 Porro in tertio anno seminate et metite
23-34 Porro Joachaz tulit, et duxit in Ægyptum
25- 4 Porro Chaldæi obsidebant in circuitu civit.
1 Par. 1- 6 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath
- 9 Porro filii Regma : Saba et Dadan
-19 Porro Heber nati sunt duo filii
-32 Porro filii Jecsan : Saba et Dadan
2-10 Porro Ram genuit Aminadab
-20 Porro Hur genuit Uri : et Uri genuit Beseleel
-31 Porro Sesan genuit Oholaï
-33 Porro Jonathan genuit Phaleth et Ziza
-43 Porro filii Hebron, Core, et Taphua, et Rec.
-46 Porro Haran genuit Gezez
3- 5 Porro in Jerusalem nati sunt ei filii Simmaa
4- 7 Porro filii Halaa : Sereth, Isaar, et Ethnan
-12 Porro Esthon genuit Bethrapha et Phesse
-13 Porro filii Othoniel, Hathath, et Maonathi
5- 2 Porro Judas, qui erat fortissimus inter frat.
- 8 Porro Bala filius Azaz, filii Samma, filii Joël
6- 7 Porro Meraïoth genuit Amariam
-15 Porro Josedec egressus est, quando transt.
-57 Porro filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum
-62 Porro filiis Gersom per cognationes suas
-70 Porro ex dimidia tribu Manasse, Aner
-76 Porro de tribu Nephthali, Cedes in Galilæa
7- 1 Porro filii Issachar : Thola, et Phua, Jasub
- 8 Porro filii Bechor : Zamira, et Joas, et Eliezer
-10 Porro filii Jadiel: Balan, filii a. Balan : Jehus
-14 Porro filius Manasse, Esriel
-16 Porro nomen fratris ejus Sares : et filii ejus
-25 Porro filius ejus, Rapha, et Reseph, et Thale
-34 Porro filii Somer : Ahi, et Roaga, et Haba
8- 8 Porro Saharaim genuit in regione Moab
-12 Porro filii Elphaal : Heber et Misaam
-33 Porro Saül genuit Jonathan et Melchisua
-36 Porro Zamri genuit Mosa
-38 Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus
9- 7 Porro de filiis Benjamin : Salo filius Mosollam
-12 Porro Adaïas filius Jeroham filii Phassur
-21 Porro Zacharias filius Mosollamia, janitor
-32 Porro de filiis Caath fratribus eorum
-38 Porro Macelloth genuit Samaan
-41 Porro filii Micha, Phithon et Melech
-44 Porro Asel sex filios habuit his nominibus
11- 5 Porro David cepit arcem Sion, quæ est Civ.
-16 Porro David erat in præsidio
-26 Porro fortissimi viri in exercitu
12-19 Porro de Manasse transfugerunt ad David
-30 Porro de filiis Ephraïm vig. millia octingenti
-33 Porro de Zabulon qui egrediebantur ad prælium

1 Par. 13- 8 Porro David et universus Israël ludebant
14- 9 Porro Philisthiim venientes, diffusi sunt
15-19 Porro cantores, Heman, Asaph, et Ethan
-21 Porro Mathathias, et Eliphalu, et Macenias
-24 Porro Sebenias et Josaphat, et Nathanael
-27 Porro David erat indutus stola byssina
16- 5 Porro Jahiel, et Semiramoth, et Jehiel
-38 Porro Obededom, et fratres ejus sexag. octo
18-15 Porro Joab filius Sarviæ erat super exercit.
-17 Porro filii David, primi ad manum regis
19-15 Porro filii Ammon videntes quod fugisset Syrus
20- 1 Porro David manebat in Jerusalem
21-15 Porro Angelus Domini stabat juxta aream Ornan
-20 Porro Ornan cum suspexisset, et vidisset
23- 5 Porro quatuor millia janitores
-10 Porro filii Semeï, Leheth, et Ziza, et Jaüs
-11 Porro Jaüs et Baria non habuerunt plurimos filios
-17 Porro filii Rohobia multiplicati sunt nimis
24- 1 Porro filiis Aaron hæ partitiones erant
- 5 Porro divisit utrasque inter se familias sort.
-20 Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant
-28 Porro Moholi filius : Eleazar, qui non habebat liberos
25- 3 Porro Idithun : filii Idithun, Godolias
26- 9 Porro Meselemiæ filii, et fratres eorum robustissimi, decem et octo
-14 Porro Zachariæ filio ej., viro prudentissimo
-20 Porro Achias erat super thesauros domus D.
-30 Porro de Hebronitis Hasabias, et fratres ej.
27-16 Porro tribubus præerant Israël, Rubenitis
-29 Porro armentis, quæ pascebantur in Saron, præpositus
28- 4 Porro de domo Juda, domum patris mei
2 Par. 3- 4 Porro altitudo centum viginti cubitor. erat
- 7 Porro aurum erat probatissimum
-15 Porro capita earum, quinque cubitorum
4- 4 Porro tres alii Meridiem (*respiciebant*)
- 5 Porro vastitas ej. habebat mensuram palmi
- 6 Porro in mari sacerdotes lavabantur
-10 Porro mare posuit in latere dextro
5- 5 Porro vasa sanctuarii, quæ erant in tabern.
7- 6 Porro sacerdotes canebant tubis ante eos
8- 9 Porro de filiis Israël non posuit ut servirent
10-18 Porro rex Roboam currum festinavit ascendere
13- 7 Porro Roboam erat rudis, et corde pavido
14-10 Porro Asa perrexit obviam ei, et instruxit
16- 6 Porro Asa rex assumpsit universum Judam
18- 9 Porro rex Israël, et Josaphat rex Juda, uterque sedebant
-34 Porro rex Israël stabat in curru suo
19-11 Porro Zabadias filius Ismahel, qui est dux
20-19 Porro Levitæ de filiis Caath, et de fil. Core
-24 Porro Juda cum venisset ad speculam
22-11 Porro Josabeth filia regis tulit Joas
23-21 Porro Athalia interfecta est gladio
24- 5 Porro Levitæ egere negligentius
-11 Porro arcam reportabant ad locum suum
-27 Porro filii ejus, ac summa pecuniæ...
25-11 Porro Amasias confidenter eduxit populum
-23 Porro Amasiam regem Juda... cepit Joas
26-21 Porro Joatham filius ejus rexit domum regis
29-12 Porro de filiis Merari, Cis filius Abdi
-32 Porro numerus holocaustorum, quæ obtulit
33-16 Porro instauravit altare Dom., et immolav.
-25 Porro reliqua populi multitudo...constituit regem Josiam
35- 8 Porro Helcias, et Zacharias, et Jahiel princ.
-15 Porro cantores filii Asaph stabant in ordine
1 Esdr. 3- 6 Porro templum Dei nondum fundatum erat
2 Esdr. 8- 7 Porro Josuë, et Bani, et Serebia, Jamin
12- 8 Porro Levitæ, Jesua, Bennui, Cedmihel
Judith. 6- 5 Porro a. si prophetiam t. veram existimas
-10 Porro filii Israël descendentes de Bethulia
7- 6 Porro Holofernes, dum circuit per gyrum
13- 4 Porro Holofernes jacebat in lecto
-23 Porro Ozias princeps pop. Israël dixit ad eam
-27 Porro Achior vocatus venit
14- 9 Porro hi qui in tabernac. erant, venientes
15-14 Porro autem universa... dederunt Judith
16-23 Porro Judith, universa vasa bellica Holofernis
Job. 4-12 Porro ad me dictum est verbum absconditum.
5-15 Porro salvum faciet egenum a gladio oris
32- 3 Porro adversum amicos ejus indignatus est
35- 7 Porro si juste egeris, quid donabis ei
Jerem. 27-11 Porro gens, quæ subjecerit cervicem suam
36-20 Porro volumen commendaverunt in gazophylacio Elisamæ scribæ
38- 7 Porro rex sedebat in porta Benjamin
52-21 Porro grossitudo ejus quatuor digitorum
Ezech. 23- 4 Porro earum nomina, Samaria, Oolla

Ezech. 26-20 Porro cum dedero gloriam in terra vivent.
33- 9 Porro tu animam tuam liberasti
40-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem
-46 Porro gazophylacium, quod respicit ad viam
45-12 Porro viginti sicli, et viginti quinque sicli
46- 9 Porro qui ingreditur per viam portæ Merid.
47-18 Porro plaga Orientalis de medio Auran
Dan. 1-16 Porro Malasar tollebat cibaria
2-32 Porro venter et femora ex ære
-41 Porro quia vidisti pedum et digitor. partem
3-22 Porro viros illos, qui miserant Sidrach
5-16 Porro ego audivi de te, quod possis obscura interpretari
-23 Porro Deum, qui habet flatum tuum in manu sua... non glorificasti
6- 4 Porro rex cogitabat constituere eum super
- 9 Porro rex Darius proposuit edictum
-28 Porro Daniel perseveravit usq. ad regn. Darii
7-24 Porro cornua decem ipsius regni, decem reg.
8- 5 Porro hircus habebat cornu insigne
-21 Porro hircus caprarum, rex Græcorum est
10- 7 Porro viri, qui erant mecum, non viderunt
12-10 Porro docti intelligent
13-31 Porro Susanna erat delicata nimis
-38 Porro nos cum essemus in angulo pomarii
14- 3 Porro Daniel adorabat Deum suum
-31 Porro in lacu erant leones septem
-38 Porro Angelus Domini restituit Habacuc
-41 Porro illos, qui perditionis ej. causa fuerant
Matth. 8-27 Porro homines mirati sunt, dicentes
Luc. 10-42 Porro unum est necessarium
11-20 Porro si in digito Dei ejicio dæmonia
1 Cor. 7-35 Porro hoc ad utilitatem vestram dico

PORTA.

Inter notissimas, has sequentes notavimus :

1° Porta Sur. *Quam fere omnes interpretantur fuisse portam atrii templi Orientalem, quam Chaldæus appellat* portam Baronum, *sive* Principum.

2° Porta Scutariorum. *Erant scutarii Levitæ scuta et gladios ferentes ad custodiam templi, quorum habitatio erat ad partem Meridianam templi. Nam et regia et Sion erant a Meridie templi.*

3° Porta Ephraïm *et* Porta Anguli. *Portam Ephraïm Villalpandus constituit a Septentrionali urbis parte, sicut et portam Anguli, ad turrim Psephinam, ad eam partem qua murus Septentrionalis Occidentali conjungebatur, et angulum faciebat. Porro porta Ephraïm sic dicta est quod ea recta in tribum Ephraïm et Samariam duceret.*

4° Porta Sublimissima. *Quam Hebræus et Chaldæus vocant* portam Superiorem, *et LXX,* Excelsam. *Vatablus, cui consentit Salianus, ait fuisse portam templi Orientalem, cui portæ merito sublimissimæ epitheton additur, aut excelsæ : nulla enim erat excelsior, sive portæ nomine templi ostium accipiamus, cui usque ad fornicem triginta duos cubitos altitudinis tribuit Villalpandus, latitudinis vero quatuordecim ; sive Orientalem faciem vestibuli templi, quæ ad centum et viginti cubitos erigebatur.*

5° Porta Regis. *Quæ erat præcipua templi Orientem spectans, et per quam reges ingrediebantur.*

6° Porta Fundamenti. *Quæ etiam dicitur porta Scutariorum 4 Reg. 11-6, et porta Superior, 2 Paral. 23-20. Vocabatur* Superior, *quoniam a regio palatio in inferiori situ constituto per hanc portam in templum ascendebatur. Dicebatur autem* Fundamenti, *quia cum templum respectu regiæ editius esset, necessario hæc porta in ipsis templi fundamentis aperienda fuit. Dicebatur vero* Scutariorum, *quia juxta illam Levitæ scutarii custodes templi habitaculum suum habebant.*

7° Porta Vallis. *Porta hæc ducebat ad montem Calvariæ, et dicta est porta Vallis, a valle Cadaverum, quo modo eam etiam vocat Jeremias, 31-40. Erat autem vallis Cadaverum jacens inter montem Calvariæ et murum Jerusalem, sic dicta quod ibi cadavera, ossa, et cineres eorum, qui in Golgotha morte puniti erant, aut comburebantur, aut projiciebantur. Hac ergo porta egressus est Christus crucem bajulans.*

8° Porta Piscium. *Quæ erat in angulo Septentrionali et Orientali civitatis. Piscium autem dicta est, quod frequentius pisces e mari Galilææ per eam in urbem inferrentur, aut quod proxima esset foro piscario.*

9° Porta Stercoris *et* Porta Sterquilinii. *Alia urbis porta spectans Occidentem ; quia vero per hanc portam civitatis sordes egerebantur, hoc illi nomen factum.*

10° Porta Fontis. *Hæc etiam porta erat in latere Occidentali urbis. Ita est appellata a vicino fonte Siloë.*

11° Porta Gregis. *Initium instaurationis Jerusalem sumptum est a porta Orientali, quæ templo erat proxima, per quam quia pecora inferebantur, ut abluta in probatica Piscina vicina inferrentur in templum immolanda, porta Gregis appellata est.*

12° Porta Vetus, seu Antiqua. *Quæ erat in medio lateris Aquilonaris ; ita dicta quod vestigia ejus apparerent a tempore Jebusæorum et Melchisedech.*

13° Porta Aquarum. *Quæ recta respiciebat medium regii palatii, interjecta platea, quæ platea portæ Aquarum vocabatur. Porta Aquarum videtur sic dicta quod Nathinæi per eam aquas ad usum templi deferrent.*

14° Porta Equorum. *Quæ erat in Orientali latere urbis, et sic dicebatur, quod per eam equi ad torrentem Cedron aquatum ducebantur.*

15° Porta Judicialis. *Quæ propinqua erat templo et portæ Gregis ; eadem etiam videtur dicta porta Custodiæ. Fortasse sic appellata est, quod ea clauderentur Nathinæi, et ad eam illorum judicia et fortasse etiam aliorum exercerentur : ea tamen extra urbem non ducebat.*

Adhuc sunt aliæ portæ, ut Porta Fictilis, *juxta quam habitabant figuli, vel extra quam fragmenta vasorum. fictilium exportabant ;* Porta Benjamin, *prima et secunda ; etc., etc.*

Gen. 22-17 Possidebit semen tuum portas inimicorum
23-10 Qui ingrediebantur portam civitatis illius
-18 Cunctis qui intrabant portam civitatis illius
24-60 Et possideat semen tuum portas inimicorum
28-17 Non est hic aliud nisi dom. Dei, et porta cœli
34-20 Ingressiq. portam urbis, locuti sunt ad pop.
Exod. 20-10 Et advena qui est intra portas tuas
32-26 Et stans in porta castrorum, ait : Si quis est
-27 Redite de porta usq. ad portam per medium
Deut. 3- 5 Munitæ muris altissimis, portisque et vectibus
5-14 Et peregrinus qui est intra portas tuas
14-21 Peregrino, qui intra portas tuas est, da ut comedat
-27 Et Levites qui intra portas tuas est
-29 Pupillus et vidua, qui intra portas tuas sunt
15- 7 Qui morantur intra portas civitatis tuæ
-22 Sed intra portas urbis tuæ comedes illud
16-11 Ancilla tua, et Levites qui est intra portas t.
-14 Pupillus ac vidua, qui intra portas tuas sunt
-18 Magistros constitues in omnibus portis tuis
17- 2 Cum reperti fuerint apud te, intra unam portarum tuarum
- 5 Educes virum ac mulierem... ad portas civitatis tuæ
- 8 Et judicum intra portas tuas videris verba variari
20-11 Si receperit, et aperuerit tibi portas
21-19 Ducent ad seniores... et ad portam Judicii
22-15 Ferent... ad seniores urbis qui in porta sunt
-24 Educes utrumque ad portam civitatis illius
24-14 Tec. moratur in terra, et intra portas tuas est
25- 7 Perget mulier ad portam civitatis
26-12 Ut comedant intra portas tuas, et saturentur
28-52 Obsideberis intra portas tuas in omni terra
-55 Qua vastaverint te inimici tui intra omnes portas tuas
-57 Qua opprimet te inimicus tuus intra portas
31-12 Parvulis et advenis, qui sunt intra portas tuas
Josue. 2- 5 Cumque porta clauderetur in tenebris
- 7 Illisque egressis statim porta clausa est
6-26 Et in novissimo liberorum ponat portas ejus
7- 5 Persecutique sunt eos adversarii de porta
20- 4 Stabit ante portam civitatis, et loquetur
Judic. 5- 8 Dominus, et portas hostium ipse subvertit
-11 Tunc descendit populus Domini ad portas
9-35 Et stetit in introitu portæ civitatis
-40 Cecideruntque ex parte ejus plurimi usque ad portam civitatis
16- 2 Positis in porta civitatis custodibus
- 3 Apprehendit ambas portæ fores cum postib.
20-25 Eruperunt filii Benjamin de portis Gabaa
Ruth. 3-11 Populus qui habitat intra portas urbis meæ
4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam, et sedit ibi
-11 Respondit omnis populus, qui erat in porta
1 Reg. 9-18 Accessit a. Saul ad Samuelem in medio portæ
17-52 Persecuti sunt Philisthæos... usque ad portas Accaron
21-13 Et impingebat in ostia portæ, defluebantque
23- 7 Introgressus urbem in qua portæ et seræ sunt
2 Reg. 3-27 Adduxit eum Joab ad medium portæ
10- 8 Direxerunt aciem ante ipsum introitum portæ
11- 9 Dormivit a. Urias ante portam domus regiæ
-23 Persecuti eos sumus usq. ad portam civitatis
15- 2 Absalom stabat juxta introitum portæ
18- 4 Stetit ergo rex juxta portam : egrediebaturq.
-24 David autem sedebat intra duas portas
Qui erat in fastigio portæ super murum
-33 Rex ascendit cœnaculum portæ, et flevit
19- 8 Surrexit ergo rex, et sedit in porta
Nuntiatum est quod rex sederet in porta
23-15 De cisterna, quæ est in Bethl. juxta portam
-16 De cisterna Bethleh., quæ erat juxta portam
3 Reg. 8-37 Et afflixerit eum inimicus ej. portas obsidens
16-34 Et in Segub novissimo suo posuit portas ejus
17-10 Cumque venisset ad portam civitatis
22-10 In area juxta ostium portæ Samariæ
4 Reg. 7- 1 Duo modii hordei statere uno, in porta Samariæ
- 3 Ergo viri erant leprosi juxta introitum portæ
-10 Cumq. venissent ad portam civitatis, narrav.
-17 Rex ducem illum... constituit ad portam
Quem conculcavit turba in introitu portæ
-18 Hoc eodem tempore cras in porta Samariæ
-20 Conculcavit eum populus in porta
9-31 (*Respexit*) ingredientem Jehu per portam
10- 8 Ponite ea... juxta introitum portæ usq. mane
11- 6 Tertia a. pars sit ad portam Sur : et tertia pars sit ad portam, quæ est post habitac.
-19 Et venerunt per viam portæ Scutariorum
14-13 Et interrupit murum Jerusalem, a porta Ephraïm usque ad portam Anguli
15-35 Ipse ædificavit portam domus Domini Sublimissimam
23- 8 Et destruxit aras portarum in introitu ostii
Quod erat ad sinistram portæ civitatis
25- 4 Bellatores nocte fugerunt per viam portæ
1 Par. 9-18 In porta Regis ad Orientem, observabant per vices suas
-21 Janitor portæ tabernaculi testimonii
-22 Omnes hi electi in ostiarios per portas
11-17 O si quis daret mihi aquam de cisterna Bethlehem, quæ est in porta !
-18 De cisterna Bethlehem, quæ erat in porta
19- 9 Direxerunt aciem juxta portam civitatis
26-13 Per familias suas, in unamquamq. portarum
-16 Juxta portam, quæ ducit ad viam Ascension.
2 Par. 6-28 Vastatis regionibus, portas obsederint civit.
8- 5 Civitates muratas, habentes portas et vectes
-14 Janitores in divis. suis per portam et portam
14- 7 Et roboremus turribus, et portis, et seris
18- 9 Sedebant a. in area juxta portam Samariæ
23- 5 Tertia pars... janitorum erit in portis
Et tertia ad portam, quæ appellatur Fundamenti
-15 Cumq. intrasset portam Equor. domus regis
-19 Constituit quoque janitores in portis domus
-20 Et introire per medium portæ Superioris
24- 8 Posueruntq. eam juxta portam domus Dom.
25-23 Destruxitque murum ejus a porta Ephraïm usque ad portam Anguli
26- 9 Super portam Anguli, et super portam Vallis
27- 3 Ipse ædificavit portam domus Do. excelsam
31- 2 Canerentque in portis castrorum Domini
-14 Janitor Orientalis portæ præpositus erat iis
32- 6 Convocavit universos in platea portæ civit.
33-14 Ab introitu portæ Piscium per circuitum
35-15 Janitores vero per portas sing. observabant
2 Esdr. 1- 3 Et portæ ejus combustæ sunt igni
2- 3 Deserta est, et portæ ej. combustæ sunt ign
- 8 Ut tegere possim portas turris domus
-13 Et egressus sum per portam Vallis nocte
Ante fontem Draconis, et ad portam Stercoris
Considerabam... portas ejus consumptas ign
-14 Et transivi ad portam Fontis et ad aquæduct
-15 Et reversus veni ad portam Vallis, et redi
-17 Deserta est, et portæ ej. consumptæ sunt ign
3- 1 Et ædificaverunt portam Gregis
- 3 Portam a. Piscium ædificaverunt filii Asnaa
- 6 Et portam Veterem ædificaverunt
-13 Et portam Vallis ædificavit Hanun
In muro usque ad portam Sterquilinii
-14 Et portam Sterquilinii ædificavit Melchias
-15 Et portam Fontis ædificavit Sellum
-20 Ab angulo usque ad portam domus Eliasib
-21 Mensuram secundam, a porta domus Eliasil
-26 Usq. contra portam Aquarum ad Orientem
-28 Sursum a. a porta Equorum ædificaverunt
-29 Semaia filius Secheniæ, custos portæ Orient
-30 Usque ad domum Nathinæorum, et scrutvendentium contra portam Judicialem
-31 In porta Gregis ædificaverunt aurifices
6- 1 Usque ad tempus autem illud valvas non posueram in portis

2 *Esdr.* 6-10 Et claudamus portas ædis : quia venturi sunt
7- 3 Et dixi eis : Non aperiantur portæ Jerusal.
Clausæ portæ sunt, et oppilatæ
8- 1 Ad plateam, quæ est ante portam Aquarum
- 3 In platea, quæ erat ante portam Aquarum
-16 Fecerun tque sibi tabernacula... et in platea portæ Aquarum, et in platea portæ Ephraïm
12-25 Custodes portarum et vestibulorum ante portas
-30 Mundaverunt popul., et portas, et murum
-31 Et ierunt ad dexteram super murum ad portam Sterquilinii
-35 Et Esdras scriba ante eos in porta Fontis
-36 Et usque ad portam Aquarum ad Orientem
-38 Et super portam Ephraim, et super portam Antiquam, et super portam Piscium... et turrim Emath, et usque ad portam Gregis: et steterunt in porta Custodiæ
13-19 Cum quievissent portæ Jerusalem in die sabbati
Et de pueris meis constitui super portas
-22 Et venirent ad custodiendas portas
Tobiæ. 13-21 Portæ Jerusalem ex sapphiro et smaragdo
Judith. 1- 3 Posuitque portas ej. in altitudinem turrium
8-32 Stabitis vos ad portam nocte ista
10- 6 Cumque venissent ad portam civitatis
-10 Judith... transivit per portas ipsa et abra ej.
13-12 Et gyrantes vallem, venerunt ad portam civ.
-13 Aperite portas, quoniam nobiscum est Deus
Esth. 16-18 Pro quo scelere ante portas hujus urbis, id est, Susan... pendet in patibulis
Job. 5- 4 Et conterentur in porta, et non erit qui eruat
29- 7 Quando procedebam ad portam civitatis
31-21 Etiam cum viderem me in porta superiorem
38-17 Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis?
41- 5 Portas vultus ejus quis aperiet?
Psal. 9-15 Qui exaltas me de portis mortis, ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filiæ Sion
23- 7 Attollite portas, principes, vestras, et elevamini, portæ æternales
- 9 Attollite portas, principes, vestras, et elevamini, portæ æternales
68-13 Adv. me loquebantur qui sedebant in porta
72-28 Ut annuntiem omnes prædicationes tuas in portis filiæ Sion
86- 2 Diligit Dominus portas Sion super omnia
99- 4 Introite portas ejus in confessione, atria ej.
106-16 Quia contrivit portas æreas: et vectes ferreos
-18 Appropinquaverunt usque ad portas mortis
117-19 Aperite mihi portas justitiæ, ingressus in eas
-20 Hæc porta Domini, justi intrabunt in eam
126- 5 Cum loquetur inimicis suis in porta
147-13 Quoniam confortavit seras portarum tuar.
Prov. 1-21 In foribus portarum urbis profert verba sua
8- 3 Juxta portas civitatis in ipsis foribus loquitur
14-19 Jacebunt... impii ante portas justorum
22-22 Neque conteras egenum in porta
24- 7 In porta non aperiet os suum
31-23 Nobilis in portis vir ejus, quando sederit
-31 Et laudent eam in portis opera ejus
Cant. 7- 4 Quæ sunt in porta filiæ multitudinis
-13 In portis nostris omnia poma : nova et vet.
Sap. 16-13 Et deducis ad portas mortis, et reducis
Eccli. 49-15 Stare fecit portas et seras, qui erexit domos
51- 5 Et de portis tribulationum quæ circumded.
Isai. 3-26 Et mærebunt atque lugebunt portæ ejus
13- 2 Levate manum, et ingrediantur portas duces
14-31 Ulula, porta; clama, civitas : prostrata est
22- 7 Et equites ponent sedes suas in porta
24-12 In urbe solitudo, et calamitas opprimet portas
26- 2 Aperite portas, et ingrediatur gens justa
28- 6 Fortitudo revertentibus de bello ad portam
29-21 Et arguentem in porta supplantabant
38-10 In dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi
45- 1 Aperiam coram eo januas, et portæ non claudentur
- 2 Portas æreas conteram, et vectes ferreos
54-12 Ponam... et portas tuas in lapides sculptos
60-11 Aperientur portæ tuæ jugiter : die ac nocte
-18 Et occupabit... portas tuas laudatio
62-10 Transite, transite per portas, præparate
Jerem. 1-15 Solium suum in introitu portarum Jerusal.
2-12 Et portæ ejus desolamini vehementer
7- 2 Sta in porta domus Domini, et prædica ibi
Qui ingredimini per portas has, ut adoretis
14- 2 Luxit Judæa, et portæ ejus corruerunt
15- 7 Et dispergam eos ventilabro in portis terræ
17-19 Vade, et sta in porta filiorum populi
Et in cunctis portis Jerusalem
-20 Qui ingredimini per portas istas
-21 Nec inferatis per portas Jerusalem

Jerem. 17-24 Ut non inferatis onera per portas civitatis
-25 Ingredientur per portas civitatis hujus reges
-27 Ne inferatis per portas Jerusalem in die sab.
Succendam ignem in portis ej., et devorabit
19- 2 Quæ est juxta introitum portæ Fictilis
20- 2 Quod erat in porta Benjamin superiori
22- 2 Qui ingredimini per portas istas
- 4 Ingredientur per portas domus hujus reges
-19 Putrefactus et projectus extra portas Jerus.
26-10 Et sederunt in introitu portæ domus Domini novæ
31-38 A turre Hananeel usque ad portam Anguli
-40 Usque ad angulum portæ Equorum Orient.
36-10 In introitu portæ novæ domus Domini
37-12 Cumque pervenisset ad portam Benjamin
Erat ibi custos portæ per vices, nomine Jer.
38- 7 Porro rex sedebat in porta Benjamin
39- 3 Ingressi sunt... et sederunt in porta media
- 4 Et per portam, quæ erat inter duos muros
43- 9 In porta domus Pharaonis in Taphnis
51-58 Et portæ ejus excelsæ igni comburentur
52- 7 Per viam portæ, quæ est inter duos muros
Thren. 1- 4 Omnes portæ ejus destructæ
2- 9 Defixæ sunt in terra portæ ejus
4-12 Quoniam ingrederetur hostis et inimicus per portas Jerusalem
5-14 Senes defecerunt de portis, juvenes de choro
Ezech. 8- 5 Ecce ab Aquilone portæ altaris, idolum Zeli
-14 Et introduxit me per ostium portæ domus
9- 2 Sex viri veniebant de via portæ Superioris
10-19 Stetit in introitu portæ domus Dom. Orient.
11- 1 Et introduxit me ad portam domus Domini
Ecce in introitu portæ viginti quinque viri
21-15 In omnibus portis eorum dedi conturbat.
-22 Ut ponat arietes contra portas
26- 2 Euge, confractæ sunt portæ populorum
-10 Cum ingressus fuerit portas tuas
38-11 Vectes et portæ non sunt eis
40- 3 Stabat autem in porta
- 6 Et venit ad portam, quæ respiciebat viam
Et mensus est limen portæ calamo uno
- 8 Et limen portæ juxta vestibulum portæ intrinsecus
- 9 Mensus est vestibulum portæ octo cubitor.
Vestibulum autem portæ erat intrinsecus
-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem
-11 Et mensus est latitudinem liminis portæ
Et longitudinem portæ, tredecim cubitorum
-13 Et mensus est portam a tecto thalami
-14 Et ad frontem atrium portæ undique per circuitum
-15 Et ante faciem portæ, quæ pertingebat usque ad faciem vestibuli portæ interioris
-16 Quæ erant intra portam undique per circ.
-18 Et pavimentum in fronte portarum, secundum longitudinem portarum erat inferius
-19 Mensus est latitudinem a facie portæ infer.
-20 Portam q., quæ respiciebat viam Aquilonis
-21 Secundum mensuram portæ prioris
-23 Et porta atrii interioris contra portam Aquilonis, et Orientalem : et mensus est a porta usque ad portam centum cubitos
-24 Et ecce porta, quæ respiciebat ad Austrum
-27 Et porta atrii interioris in via Australi
Mensus est a porta usque ad portam in via
-28 In atrium interius ad portam Australem
Et mensus est portam juxta mensuras superiores
-32 Et mensus est portam secundum mensuras superiores
-35 Ad portam, quæ respiciebat ad Aquilonem
-38 Et per singula gazophylacia ostium in frontibus portarum
-39 Et in vestibulo portæ, duæ mensæ hinc
-40 Ad ostium portæ, quæ pergit ad Aquilonem
Ante vestibulum portæ, duæ mensæ
-41 Per latera portæ octo mensæ erant
-44 Et extra portam interiorem, gazophylacia
Quod erat in latere portæ respicientis ad Aquilonem
Una ex latere portæ Orientalis, quæ respic.
-48 Latitudinem portæ trium cubitorum hinc
41- 2 Et latitudo portæ, decem cubitorum erat : et latera portæ, quinque cubitis hinc
- 3 Mensus est in fronte portæ duos cubitos : et portam, sex cubitorum : et latitudinem portæ, septem cubitorum
-20 De terra usque ad superiora portæ, cherub.
42-15 Eduxit me per viam portæ, quæ respiciebat
43- 1 Et duxit me ad portam, quæ respiciebat
- 4 Per viam portæ, quæ respiciebat ad Orient.
44- 1 Et convertit me ad viam portæ sanctuarii
- 2 Et dixit Dom. ad me : Porta hæc clausa erit
- 3 Per viam portæ vestibuli ingredietur
- 4 Et adduxit me per viam portæ Aquilonis

Ezech. 44-11 Erunt... æditui, et janitores portarum domus
-17 Cumque ingredientur portas atrii interioris
Quando ministrant in portis atrii interioris
45-19 Et ponet... in postibus portæ atrii interioris
46- 1 Porta atrii interioris... erit clausa sex diebus
- 2 Et intrabit princeps per viam vestibuli portæ deforis, et stabit in limine portæ
Adorabit super limen portæ, et egredietur
Porta a. non claudetur usque ad vesperam
- 3 Adorabit populus terræ ad ostium portæ
- 8 Per viam vestibuli portæ ingrediatur
- 9 Qui ingreditur per portam Aquilonis, ut adoret, egrediatur per viam portæ Meridianæ : porro qui ingreditur per viam portæ Meridianæ, egrediatur per viam portæ Aquilonis : non revertetur per viam portæ, per quam ingressus est
-12 Aperietur ei porta, quæ respicit ad Orientem
Claudeturque porta postquam exierit
-19 Ex latere portæ, in gazophylacia sanctuarii
47- 1 Et convertit me ad portam domus
- 2 Et eduxit me per viam portæ Aquilonis
Convertit me ad viam foras portam exterior.
48-31 Portæ civitatis ex nominibus tribuum Israel, portæ tres a Septentrione, porta Ruben una, porta Juda una, porta Levi una
-32 Et portæ tres, porta Joseph una, porta Benjamin una, porta Dan una
-33 Et portæ tres, porta Simeonis una, porta Issachar una, porta Zabulon una
-34 Et portæ eorum tres, porta Gad una, porta Aser una, porta Nephthali una
Dan. 8- 2 Vidi a. in visione esse me super portam Ulaï
- 6 Quem videram stantem ante portam
Amos. 5-10 Odio habuerunt corripientem in porta
-12 Et pauperes deprimentes in porta
-15 Diligite bonum, et constituite in porta judicium
Abdiæ. -11 Et extranei ingrediebantur portas ejus
-13 Neque ingrederis portam populi mei in die
Mich. 1- 9 Tetigit portam populi mei usq. ad Jerusalem
-12 Quia descendit malum a Do. in portam Jer.
2-13 Et transibunt portam, et ingredientur
Nahum. 2- 6 Portæ fluviorum apertæ sunt
3-13 Adapertione pandentur portæ terræ tuæ
Soph. 1-10 Et erit... vox clamoris a porta Piscium
Zach. 8-16 Et judicium pacis judicate in portis vestris
11- 1 Aperi, Libane, portas tuas, et comedat ignis
14-10 A porta Benjamin usque ad locum portæ prioris, et usque ad portam Angulorum
1 *Mac.* 4-38 Et viderunt... altare profanatum et portas exustas
-57 Et dedicaverunt portas et pastophoria
5-21 Et persecutus est eos usque ad portam
-47 In civitate, et obstruxerunt portas lapidibus
9-50 Et Thopo muris excelsis, et portis, et seris
12-38 Et munivit eam, et imposuit portas et seras
-48 Clauserunt portas civitatis Ptolemenses
13-33 Muniens ea.. muris magnis, et portis, et seris
15-39 Et mandavit ei... obstruere portas civitatis
2 *Mac.* 1- 8 Portam succenderunt, et effuderunt sanguinem
10-36 Turres portasque succendere aggressi sunt
Matth. 7-13 Intrate per angustam portam : quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem
-14 Quam angusta porta, et arcta via est!
16-18 Portæ inferi non prævalebunt adversus eam
Luc. 7-12 Cum autem appropinquaret portæ civitatis
13-24 Contendite intrare per angustam portam
Act. 3- 2 Quem ponebant quotidie ad portam templi
-10 Sedebat ad Speciosam portam templi
9-24 Custodiebant autem et portas die ac nocte
12-10 Venerunt ad portam ferream, quæ ducit ad civitatem
16-13 Egressi sumus foras portam juxta flumen
Hebr. 13-12 Et Jesus, ut sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est
Apoc. 21-12 Et habebat murum... habentem portas duodecim : et in portis Angelos duodecim
-13 Ab Oriente portæ tres, et ab Aquilone portæ tres, et ab Austro portæ tres, et ab Occasu portæ tres
-15 Ut metiretur civitatem, et portas ej., et mur.
-21 Et duodecim portæ, duodecim margaritæ s.
Singulæ portæ erant ex singulis margaritis
-25 Et portæ ejus non claudentur per diem
22-14 Et per portas intrent in civitatem

PORTARIUS.

4 *Reg.* 7-11 Ierunt ergo portarii, et nuntiaverunt
1 *Par.* 16-42 Filios autem Idithun fecit esse portarios

PORTENDENS.

Zach. 3- 8 Quia viri portendentes sunt

PORTENTUM.

Deut. 4-34 Per tentationes, signa, atque portenta
7-19 Viderunt oculi tui, et signa atque portenta
13- 1 Et prædixerit signum atque portentum
26- 8 In ingenti pavore, in signis atque portentis
29- 3 Signa illa, portentaque ingentia
34-11 In omnibus signis atque portentis, quæ misit
Josue. 24- 5 Percussi Ægypt. multis signis atq. portentis
2 *Par.* 32-31 Ut interrogarent de portento, quod accid.
2 *Esdr.* 9-10 Et dedisti signa atque portenta in Pharaone
Esth. 10- 9 Fecit signa magna atq. portenta inter gentes
Sap. 10-16 Et stetit contra reges horrendos in portentis
Isai. 8-18 In signum et in portentum Israel
20- 3 Signum et portentum erit super Ægyptum
Jerem. 32-20 Qui posuisti signa et portenta in terra Æg.
-21 In signis, et in portentis, et in manu robusta
50-38 Terra sculptilium est, et in portentis gloriantur
Ezech. 12- 6 Quia portentum dedi te domui Israël
-11 Dic : Ego portentum vest. : quomodo feci
24-24 Eritque Ezechiel vobis in portentum
-27 Erisque eis in portentum, et scietis quia ego Dominus
Marc. 13-22 Et dabunt signa et portenta ad seducendos
Hebr. 2- 4 Contestante Deo signis et portentis

PORTICUS.

3 *Reg.* 6- 3 Porticus erat ante templum viginti cubit.
7- 6 Porticum columnarum fecit quinquaginta
Alteram porticum in facie majoris porticus
- 7 Porticum q. solii, in qua tribunal est, fecit
- 8 Domuncula, in qua sedebatur ad judicandum, erat in media porticu
Domum quoque fecit filiæ Pharaonis... tali opere, quali et hanc porticum
-12 Necnon et in atrio... et in porticu domus
-19 Fabricata erant in porticu quatuor cubitor.
-21 Et statuit duas columnas in porticu templi
1 *Par.* 28-11 Dedit autem David Salomoni filio suo descriptionem porticus et templi
2 *Par.* 3- 4 Porticum vero ante frontem, quæ tendeb.
8-12 Altare Dom. quod extruxerat ante porticum
15- 8 Et dedicavit altare Domini quod erat ante porticum Domini
29- 7 Clauserunt ostia, quæ erant in porticu
-17 Ingressi sunt porticum templi Domini
Ezech. 42- 3 Ubi erat porticus juncta porticui triplici
- 5 Supportabant porticus, quæ ex illis emin.
46-23 Culinæ fabricatæ erant subter porticus
Joan. 5- 2 Probatica Piscina..quinque porticus habens
10-23 Et ambulabat Jesus... in porticu Salomonis
Act. 3-11 Ad porticum quæ appellatur Salomonis
5-12 Erant unanimiter omnes in porticu Salom.

PORTIO.

Levit. 7-33 Ipse habebit et armum dextr. in portione s.
2 *Esdr.* 11-36 Et de Levitis portiones Judæ et Benjamin
Psal. 49-18 Et cum adulteris portionem tuam ponebas
118-57 Portio mea, Domine, dixi, custodire legem t.
141- 6 Tu es spes mea, portio mea in terra vivent.
Jerem. 12-10 Dederunt portionem meam desiderabilem
1 *Mac.* 10-30 Et dimidiam partem fructus ligni, quod est portionis meæ, relinquo vobis
2 *Mac.* 8-30 Prædas diviserunt, æquam portionem debilibus
14-15 Quiq. s. portionem signis evident. protegit
Luc. 15-12 Pater, da mihi portionem substantiæ

PORTIUS.

Præses Palæstinæ et Judææ, cognomento Festus.

Act. 24-27 Accepit successorem Felix Portium Festum

PORTO.

Gen. 8-11 Portans ramum olivæ virentibus foliis in ore
22- 6 Ipse vero portabat in manibus ignem et glad.
24-10 Abiit, ex omnibus bonis suis portans secum
-45 Veniens cum hydria, quam portabat in scapula
37-25 Viderunt... camelos cor. portantes aromata
40-17 Portare me o. cibos qui fiunt arte pistoria
42-26 Portantes frumenta in asinis suis, profecti
45-23 Triticum in itinere panesque portantes
46- 5 Quæ miserat Pharao ad portandum senem
49-15 Et supposuit humerum suum ad portandum
50-13 Et portantes eum in terram Chanaan
Exod. 4-20 Portans virgam Dei in manu sua
15-13 Portasti eum in fortitudine tua, ad habitac.
19- 4 Quomodo portaverim vos super alas aquilar.
25-14 Qui sunt in arcæ lateribus, ut portetur in eis
-27 Ut mittantur vectes per eos, et possit mensa portari
27- 7 Eruntque ex utroque latere altaris ad portandum
28-12 Portabitq. Aaron nomina eorum coram Do.
Exod. 28-29 Portabitque Aaron nomina filiorum Israël
-38 Portabitque Aaron iniquitates eorum
30- 4 Ut mittantur in eos vectes, et altare portetur
32-15 Portans duas tabulas testimonii in manu s.
34- 4 Sicut præceperat ei Dominus, portans secum tabulas
37- 5 Qui erant in laterib. arcæ ad portandum eam
-14 Misitq. in eos vectes ut possit mensa portari
-27 Ut mittantur in eos vectes, et possit altare portari
38- 5 Ad immittendos vectes ad portandum
Levit. 5- 1 Nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam
10-17 Ut portetis iniquitatem multitudinis
11-25 Et si necesse fuerit ut portet quippiam horum mortuum
-28 Et qui portaverit hujuscemodi cadavera
-40 Et qui comederit ex eo quippiam, sive portaverit
15-10 Qui portaverit horum aliquid, lavabit vest.
16-22 Cumq. portaverit hircus omnes iniquitates
17-16 Portabit iniquitatem suam
19- 8 Portabitque iniquitatem suam
20-17 Et portabunt iniquitatem suam
-19 Portabunt ambo iniquitatem suam
-20 Portabunt ambo peccatum suum
24-15 Qui maledixerit Deo s., portabit peccatum s.
Num. 1-50 Ipsi portabunt tabernaculum et omnia
4-15 Intrabunt filii Caath ut portent involuta
-19 Et divident quid portare quis debeat
-25 Ut portent cortinas tabernaculi et tectum
-27 Jubente Aaron... portabunt filii Gerson
-31 Portabunt tabulas tabernaculi et vectes ejus
-32 Ad numerum accipient, sicque portabunt
-47 Ad ministerium tabernaculi, et onera portanda
7- 9 Serviunt, et onera propriis portant humeris
9-13 Peccatum suum ipse portabit
10-17 Quod portantes egressi sunt filii Gerson
-21 Profectique sunt et Caathitæ portantes sanctuarium
Tandiu tabernaculum portabatur
11-12 Porta eos in sinu tuo, sicut portare solet nutrix infantulum
13-24 Quem portaverunt in vecte duo viri
-25 Eo quod botrum portassent inde filii Israël
14-33 Et portabunt fornicationem vestram
15-31 Idcirco delebitur, et portabit iniquit. suam
18- 1 Tu et filii tui.. portabitis iniquitatem sanct.
-23 Servientibus, et portantibus peccata populi
19- 2 In qua nulla sit macula, nec portaverit jugum
-10 Cumq. laverit, qui vaccæ portaverat cineres
30-16 Portabit ipse iniquitatem ejus
31-12 Reliqua a. utensilia portaverunt ad castra
Deut. 1-31 In solitudine... portavit te Dom. Deus tuus
10- 8 Ut portaret arcam fœderis Domini
14-24 Nec potueris ad eum hæc cuncta portare
-25 Et in pretium rediges, portabisq. manu tua
31- 9 Qui portabant arcam fœderis Domini
-25 Præcepit Levitis, qui portabant arcam
32-11 Et assumpsit eum, atque portavit in humeris suis
Josue. 3- 3 Et sacerdotes stirpis Leviticæ portantes eam
- 8 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
-13 Sacerdotes qui portant arcam Domini Dei
-14 Et sacerdotes, qui portabant arcam fœderis
-17 Et sacerdotes, qui portabant arcam fœderis
4- 5 Et portate inde singuli singulos lapides
- 8 Portantes de medio Jordanis alveo duodec.
- 9 Ubi steterunt sacerd., qui portabant arcam
-10 Sacerdotes autem, qui portabant arcam, stabant in Jordanis medio
-16 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
-18 Cumq. ascendissent portantes arcam fœderis
8-33 In conspectu sacerd., qui portabant arcam
9- 5 Panes quoque, quos portabant ob viaticum
Judic. 6-18 Donec revertar ad te, portans sacrificium
7-25 Capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon
16- 3 Impositasque humeris suis portavit ad verticem montis
Ruth. 2-18 Quos portans reversa est in civitatem
3-15 Quæ portans ingressa est civitatem
1 *Reg.* 2-28 Ut ascenderet.. et portaret ephod coram me
10- 3 Unus portans tres hœdos, et alius tres tortas panis, et alius portans lagenam vini
14- 3 Et Achias filius Achitob... portabat ephod
15-25 Sed nunc porta, quæso, peccatum meum
6-13 Cumq. transcendissent qui portabant arcam
15-24 Levitæ cum eo, portantes arcam fœderis Dei
18-27 Vir bonus est : et nuntium portans bonum
3 *Reg.* 2-26 Quia portasti arcam Dom. Dei coram Dav.
5-15 Septuaginta millia eorum qui onera portabant
8- 4 Et portaverunt arcam Domini et tabernac.
10- 2 Camelis portantibus aromata et aurum
-11 Classis Hiram, quæ portabat aurum de Ophir
3 *Reg.* 14-28 Portabant ea qui præeundi habebant officium
17-19 Et portavit in cœnaculum, ubi ipse manebat
4 *Reg.* 5-23 Pueris suis, qui et portaverunt coram eo
23-30 Et portaverunt eum servi sui mortuum
1 *Par.* 5-18 Viri bellatores, scuta portantes et gladios
12-24 Filii Juda portantes clypeum et hastam
15- 2 Illicitum est ut a quocumque portetur arca
Quos elegit Dominus ad portandum eam
-14 Ut portarent arcam Domini Dei Israël
-26 Levitas, qui portabant arcam fœderis Dom.
-27 Et universi Levitæ qui portabant arcam
23-26 Ut ultra portent tabernaculum et om. vasa
2 *Par.* 2- 2 Et numeravit septuaginta millia virorum portantium humeris
-18 Septuag. millia, qui humeris onera portarent
5- 4 Portaverunt Levitæ arcam
- 5 Portaverunt sacerdotes cum Levitis
- 9 Vectium autem, quibus portabatur arca... capita parebant
9- 1 Qui portabant aromata et auri plurimum
14- 8 Habuit autem Asa in exercitu suo portantium scuta
20-25 Diripuerunt, ita ut om. portare non possent
31- 6 Atque universa portantes, fecerunt acervos plurimos
34-13 Qui ad diversos usus onera portabant
35- 3 Nequaquam enim eam ultra portabitis
2 *Esdr.* 4-10 Debilitata est fortitudo portantis
-17 Ædificantium in muro, et portantium onera
13-15 Portantes acervos, et onerantes super asinos vinum
Tobiæ. 2- 4 Tollensque illud portavit ad dom. s. occulte
5-22 Paratis omnibus quæ erant in via portanda
11- 8 Ex felle isto piscis, quod portas tecum
Esth. 8-15 Coronam auream portans in capite
14-16 Et non portem in diebus silentii mei
Job. 3-10 Quia non conclusit ostia ventris, qui portavit me
9-13 Deus... sub quo curvantur qui portant orb.
-26 Pertransierunt quasi naves poma portantes
13-14 Et animam meam porto in manibus meis
31-36 Ut in humero meo portem illum
Psal. 90-12 In manibus portabunt te : ne forte offendas
125- 6 Cum exultatione, portantes manipulos suos
Prov. 9-12 Si a. illusor (*fueris*), solus portabis malum
31-14 Navis institoris, de longe portans panem s.
Eccle. 10-20 Quia et aves cœli portabunt vocem tuam
Sap. 14- 1 Ligno portante se, fragilius lignum invocat
18-16 Insimulatum imperium tuum portans
Eccli. 6-26 Subjice humerum tuum, et porta illam
11- 5 Et insuspicabilis portavit diadema
30-20 Portans mercedes iniquitatis
40- 4 Qui utitur hyacintho, et portat coronam
Isai. 30- 6 Portantes sup. humeros jumentor. divitias
-14 Testa, in qua portetur igniculus de incendio
-27 Ardens furor ejus, et gravis ad portandum
40-11 Et in sinu suo levabit, fœtas ipse portabit
46- 2 Non potuerunt salvare portantem
- 3 Audite me... qui portamini a meo utero
- 4 Et usque ad canos ego portabo : ego feci, et ego feram : ego portabo, et salvabo
- 7 Portant illum in humeris gestantes
49-22 Et filias tuas super humeros portabunt
53- 4 Ipsè tulit, et dolores nostros ipse portavit
-11 Et iniquitates eorum ipse portabit
63- 9 Et portavit eos, et elevavit eos cunctis dieb.
66-12 Ad ubera portabimini, et sup. genua bland.
Jerem. 10- 5 Portata tollentur, quia incedere non valent
-19 Plane hæc infirmitas mea est, et portabo illam
11-19 Agnus mansuetus, qui portatur ad victim.
17-21 Et nolite portare pondera in die sabbati
-26 Portantes holocaustum et victimam
-27 Et ne portetis onus, et ne inferatis per port.
23-39 Propterea ecce ego tollam vos portans
33-11 Et portantium vota in domum Domini
44-22 Et non poterat Dominus ultra portare
Thren. 3-27 Bonum est viro, cum portaverit jugum
5- 7 Et nos iniquitates eorum portavimus
Baruc. 5- 6 Adducet autem illos Dominus ad te portatos
6- 3 Videbitis in Babylonia deos aureos... et ligneos in humeris portari
-25 Sine pedibus in humeris portantur
Ezech. 4- 5 Et portabis iniquitatem domus Israël
12- 6 In conspectu eorum in humeris portaberis
- 7 In humeris portatus in conspectu eorum
-12 Et dux, qui est in medio eorum, in humeris portabitur
14-10 Et portabunt iniquitatem suam
16-52 Ergo et tu porta confusionem tuam
Et tu confundere, et porta ignominiam tuam
-54 Ut portes ignominiam tuam, et confundaris
-58 Scelus tuum, et ignominiam tuam tu portasti
17- 8 Ut faciat frondes, et portet fructum

Ezech. 18-19 Quare non portavit filius iniquitatem patris
-20 Filius non portabit iniquitatem patris
Et pater non portabit iniquitatem filii
23-35 Tu q. porta scelus tuum et fornicationes tuas
-49 Et peccata idolorum vestrorum portabitis
32-24 Et portaverunt ignominiam suam cum his
-25 Et portaverunt ignominiam suam cum his
-30 Et portaverunt confusionem suam cum his
34-29 Neq. portabunt ultra opprobrium gentium
36- 7 Ut gentes...ipsæ confusionem suam portent
-15 Opprobrium populor. nequaquam portabis
-30 Ut non portetis ultra opprobrium famis
39-10 Et non portabunt ligna de regionibus
-26 Et portabunt confusionem suam
44-10 Et portaverunt iniquitatem suam
-12 Et portabunt iniquitatem suam
-13 Sed portabunt confusionem suam
Dan. 14-35 Et portavit eum capillo capitis sui
Osee. 11- 3 Portabam eos in brachiis meis
Amos. 5-26 Et portastis tabernaculum Moloch vestro
Mich. 6-16 Et opprobrium populi mei portabitis
7- 9 Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei
Aggæi. 1- 8 Portate ligna, et ædificate domum
Zach. 5- 7 Et ecce talentum plumbi portabatur
6-13 Et ipse portabit gloriam, et sedebit
1 Mac. 5-30 Portantes scalas et machinas, ut compreh.
8-14 Et in omnibus istis nemo portabat diadema
2 Mac. 3-28 Portabatur nullo sibi auxilium ferente
4-19 Portantes argenti didrachmas trecentas
-23 Misit Jason Menelaum, supradicti Simonis fratrem, portantem pecunias regi
7-27 Quæ te in utero novem mensibus portavi
9- 8 Humiliatus ad terram in gestatorio portabatur
-10 Eum nemo poterat, propter intolerantiam fœtoris, portare
Matth. 3-11 Cujus non sum dignus calceamenta portare
8-17 Et ægrotationes nostras portavit
20-12 Qui portavimus pondus diei et æstus
Marc. 2- 3 Ferentes paralyticum, qui a quatuor portabatur
Luc. 5-18 Et ecce viri portantes in lecto hominem
7-14 Hi autem, qui portabant, steterunt
10- 4 Nolite portare sacculum, neque peram
11-27 Dixit illi : Beatus venter, qui te portavit
-46 Quia oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt
16-22 Et portaretur ab Angelis in sinum Abrahæ
22-10 Homo quidam amphoram aquæ portans
23-26 Imposuerunt illi crucem portare post Jesum
24- 1 Portantes quæ paraverunt, aromata
Joan. 12- 6 Ea, quæ mittebantur, portabat
16-12 Sed non potestis portare modo
19- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
Act. 9-15 Ut portet nomen meum coram gentibus
15-10 Quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus
21-35 Cum venisset ad gradus, contigit ut portaretur a militibus
Rom. 11-18 Non tu radicem portas, sed radix te
13- 4 Time : non enim sine causa gladium portat
1 Cor. 6-20 Glorificate et portate Deum in corpore
15-49 Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem cœlestis
Galat. 5-10 Qui autem conturbat vos, portabit judicium
6- 2 Alter alterius onera portate
-5 Unusquisque enim onus suum portabit
-17 Ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto
Hebr. 1- 3 Portansque omnia verbo virtutis suæ
12-20 Non enim portabant quod dicebatur
13-13 Extra castra, improperium ejus portantes
2 Petr. 2-11 Non portant adversum se execrabile judic.
Apoc. 17- 7 Ego dicam tibi sacramentum mulieris, et bestiæ quæ portat eam

PORTUS.

Judic. 5-17 In littore maris, et in portubus morabatur
Psal. 106-30 Et deduxit eos in portum voluntatis eorum
1 Mac. 14- 5 Cum o. gloria sua accepit Joppen in portum
2 Mac. 12- 6 Et portum quidem noctu succendit
- 9 Supervenit, et portum cum navibus succendit
14- 1 Per portum Tripolis ascendisse ad loca opportuna
Act. 27-12 Cum aptus portus non esset ad hyemandum
Portum Cretæ respicientem ad Africum

POSCO.

Esth. 16- 9 Ut reipublicæ poscit utilitas, ferre sentent.
Eccli. 31-21 Prior illis ne extendas manum tuam, nec prior poscas bibere
Joan. 4- 9 Quomodo tu, Judæus... bibere a me poscis
11-22 Quæcumq. poposceris a Deo, dabit tibi Deus
1 Petr. 3-15 Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem

POSIDONIUS.

Unus e tribus viris, quos Nicanor misit ad Judam Machabæum, ut darent dextras atque reciperent.

2 Mac. 14-19 Quamobrem præmisit Posidonium

POSSESSIO.

Gen. 13- 2 Erat autem dives valde in possessione auri
17- 8 Daboque tibi et semini tuo... omnem terram Chanaan in possessionem æternam
23- 9 Tradat eam mihi...in possessionem sepulcri
-18 Abrahæ in possessionem, videntibus filiis Heth
-20 Confirmatus est... in possessionem monum.
26-14 Habuit q. possessiones ovium et armentor.
30-29 Quanta in manibus meis fuerit possessio t.
47-11 Et fratribus suis dedit possessionem in Æg.
-20 Vendentibus singulis possessiones suas
-22 Non sunt compulsi vendere possessiones s.
48- 4 Daboque tibi terram hanc... in possessionem sempiternam
- 6 Nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis
49-30 Quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hethæo in possessionem sepulcri
50-13 Quam emerat... in possessionem sepulcri
Exod. 9- 4 Et faciet Dominus mirabile inter possessiones Israel et possessiones Ægyptiorum
Levit. 14-34 Quam ego dabo vobis in possessionem
25-10 Revertetur homo ad possessionem suam
-13 Redient omnes ad possessiones suas
-24 Cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur
-27 Sicque recipiet possessionem suam
-33 Pro possessionibus sunt inter filios Israël
-34 Non veneant, quia possessio sempiterna est
-41 Revertetur... ad possessionem patrum suor.
27-16 Quod si agrum possessionis suæ voverit
-21 Possessio consecrata ad jus pertinet sacerd.
-22 Si ager emptus est, et non de possessione majorum sanctificatus fuerit Domino
-24 Et habuerat in sorte possessionis suæ
Num. 16-14 Dedisti nob. possessiones agrorum et vinear.
18-21 Dedi omn. decimas Israelis in possessionem
24-18 Et erit Idumæa possessio ejus
26-53 Juxta numerum vocabulor. in possessiones
-54 Singulis... tradetur possessio
-62 Nec eis cum cæteris data possessio est
27- 3 Date nob. possessionem inter cognatos patr.
- 6 Da eis possessionem inter cognatos patris sui
32- 5 Ut des nobis famulis t. eam in possessionem
-19 Habemus nostram possessionem in Orient.
-29 Date eis Galaad in possessionem
-32 Possessionem jam suscepisse nos confitemur
33-53 Ego e. dedi vobis illam in possessionem
-54 Per tribus et familias possessio dividetur
34- 2 Et in possessionem vobis sorte ceciderit
35- 2 Ut dent Levitis de possessionibus suis
- 8 Urbes, quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël
-34 Atque ita emundabitur vestra possessio
36- 2 Et ut... dares possessionem debitam patri
- 3 Sequetur possessio sua
- 4 Et aliorum possessio ad alios transeat
- 7 Ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum
-12 Possessio, quæ illis fuerat attributa
Deut. 2- 5 Quia in possessionem Esaü dedi montem Seïr
- 9 Quia filiis Lot tradidi Ar in possessionem
-12 In terra possessionis suæ, quam dedit illi Do.
-19 Quia filiis Lot dedi eam in possessionem
3-20 Tunc revertetur unusq. in possessionem s.
4-38 Daretque tibi terram earum in possessionem
5-31 Quam dabo illis in possessionem
-33 Protelentur dies in terra possessionis vestræ
9- 6 Dederit tibi... in possessionem
10- 9 Neque possessionem cum fratribus suis : quia ipse Dominus possessio ejus est
12- 9 Neque enim... venistis ad requiem et possessionem
-12 Habet aliam part. et possessionem inter vos
14-27 Quia non habet aliam partem in possessione tua
-29 Non habet partem nec possessionem tecum
15- 4 Quam traditurus est tibi in possessionem
18- 2 Nihil aliud accipient de possessione fratrum
19- 2 Quam Deus tuus dabit tibi in possessionem
-14 Quos fixerunt priores in possessione tua
20-15 Quas in possessionem accepturus es
21-23 Quam Dominus Deus tuus dederit tibi in possessionem
Josue. 1-15 Sic revertemini in terram possessionis vest.
11-23 Et tradidit eam in possessionem filiis Israël
12- 6 Tradiditque... in possessionem Rubenitis
- 7 Tradiditque...in possessionem tribubus Isr.
13- 7 Et nunc divide terram in possessionem novem tribubus
-14 Tribui autem Levi non dedit possessionem
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben
-23 Hæc est possessio Rubenitarum
-24 Deditque Moyses... per cognationes suas possessionem
-28 Hæc est possessio filiorum Gad
-29 Dedit...juxta cognationes suas possessionem
-32 Hanc possessionem divisit Moyses
-33 Tribui autem Levi non dedit possessionem : quon. Dominus... ipse est possessio ejus
14- 3 Dederat Moyses trans Jordan. possessionem
- 9 Terra, quam calcavit pes tuus, erit possessio tua
-13 Et tradidit ei Hebron in possessionem
15-20 Hæc est possessio tribus filiorum Juda
16- 5 Possessio eorum contra Orientem Ataroth
- 8 Hæc est possessio tribus filiorum Ephraïm
- 9 In medio possessionis filiorum Manasse
17- 1 Habuitque possessionem Galaad et Basan
- 4 Ut daretur nobis possessio in medio fratrum
Deditque... possessionem in medio fratrum
-10 Ita ut possessio Ephraïm sit ab Austro
-14 Quare dedisti mihi possessionem sortis
-15 Quia angusta est tibi possessio montis Ephr.
18- 2 Quæ necdum acceperant possessiones suas
- 7 Jam acceperant possessiones suas trans Jord.
-20 Hæc est possessio filiorum Benjamin
-28 Hæc est possessio filiorum Benjamin
19- 2 Eorum in medio possessionis filiorum Juda
- 9 In possessione et funiculo filiorum Juda
-10 Et factus est terminus possessionis eorum
-23 Hæc est possessio filiorum Issachar
-31 Hæc est possessio filiorum Aser
-39 Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali
-41 Et fuit terminus possessionis ejus Sara
-48 Hæc est possessio tribus filiorum Dan
-49 Dederunt filii Israël possessionem Josuë
-51 Hæ sunt possessiones, quas sorte diviserunt
21- 3 Dederuntq. filii Israël de possessionibus suis
-20 Hæc est data possessio
-39 In medio possessionis filiorum Israël
22- 4 Et ite... et in terram possessionis
- 7 Possessionem Moyses dederat in Basan
- 9 Ut intrarent Galaad terram possessionis suæ
-19 Quod si putatis immundam esse terram possessionis vestræ
-33 Et delerent terram possessionis eorum
24-28 Dimisitq. populum, singulos in possessionem
-30 Sepelieruntq. eum in finibus possessionis suæ
-32 Et fuit in possessionem filiorum Joseph
Judic. 2- 6 Et abierunt filii Israel unusquisque in possessionem suam
- 9 Et sepelierunt eum in finibus possessionis s.
11-24 In nostram cedent possessionem
18- 1 Et tribus Dan quærebat possessionem sibi
20- 6 Misique partes in omnes terminos possessionis vestræ
21-23 Abieruntque in possessionem suam
1 Reg. 25- 2 Et possessio ejus in Carmelo
2 Reg. 19-29 Tu et Siba, dividite possessiones
3 Reg. 8-36 Quam dedisti populo tuo in possessionem
1 Par. 6-61 Dederunt... in possessionem urbes decem
7-21 Quia descenderant ut invaderent possessiones eorum
-28 Possessio autem eorum et habitatio
9- 2 Qui autem habitaverunt primi in possessionibus
28- 1 Qui præerant substantiæ et possessionibus
29- 6 Et principes possessionum regis
2 Par. 11-14 Relinquentes suburbana et possessiones suas
20-11 Et nituntur ejicere nos de possessione
31- 1 Reversique sunt... in possessiones et civit.
1 Esdr. 4-16 Possessionem trans fluvium non habebis
2 Esdr. 11- 3 Habitavit a. unusquisque in possessione sua
-20 Unusquisque in possessione sua
Judith. 3- 3 Omnis civitas nostra, omnisque possessio
8- 7 Ac possessiones armentis boum et gregibus ovium plenas
Job. 1- 3 Et fuit possessio ejus, septem millia ovium
-10 Et possessio ejus crevit in terra
36-33 Quod possessio ejus sit
Psal. 2- 8 Et possessionem tuam terminos terræ
77-48 Et tradidit... possessionem eorum igni
103-24 Impleta est terra possessione tua
104-21 Et principem omnis possessionis suæ
134- 4 Israël in possessionem sibi
Prov. 4- 7 In omni possessione tua acquire prudentiam
Eccli. 5- 1 Noli attendere ad possessiones iniquas
33-20 Et non dederis alii possessionem tuam

Eccli. 36-26 Qui possidet mulierem bonam, inchoat possessionem
-27 Ubi non est sepes, diripietur possessio
51-29 Propterea bonam possidebo possessionem
Isai. 14-23 Et ponam eam in possessionem ericii
30-28 Pascetur in possessione tua... agnus spatiose
Jerem. 32-11 Et accepi librum possessionis signatum
-12 Et dedi librum possessionis Baruch
-16 Postq. tradidi librum possessionis Baruch
37-11 Et divideret ibi possessionem in conspectu
Baruc. 3-24 Quam... et ingens locus possessionis ejus !
Ezech. 11-15 Nobis data est terra in possessionem
33-24 Nobis data est terra in possessionem
44-28 Et possessionem non dabitis eis in Israël, ego enim possessio eorum
45- 6 Et possessionem civitatis dabitis quinque millia latitudinis
- 7 Et in possessionem civitatis
Et contra faciem possessionis urbis
- 8 De terra erit ei possessio in Israel
46-18 Non accipiet...et de possessione eorum : sed de possessione sua hæreditatem dabit filiis
Ut non dispergatur..unusquisque a possessione sua
47-14 Et cadet terra hæc vobis in possessionem
-22 Vobiscum divident possessionem in medio tribuum Israël
-23 Ibi dabitis possessionem illi
48-20 Et in possessionem civitatis
-21 Et possessionis civitatis e regione viginti
-22 De possessione a. Levitarum, et de possessione civitatis in medio partium principis
1 Mac. 10-89 Et omnes fines ejus, in possessionem
12-23 Et possessiones nostræ vestræ sunt
Matth. 19-22 Erat e. habens multas possessiones
Marc. 10-22 Erat enim habens multas possessiones
Act. 2-45 Possessiones et substantias vendebant
7- 5 Sed repromisit dare illi eam in possessionem
-45 Quod et induxerunt... in possessionem gent.

POSSESSIUNCULA.

Levit. 25-25 Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam

POSSESSOR.

Gen. 14-22 Levo manum meam ad Dominum Deum excelsum possessorem cœli et terræ
Levit. 25-28 Et ad possessorem pristinum
Prov. 15-32 Qui autem acquiescit increpationibus, possessor est cordis
19- 8 Qui autem possessor est mentis
Eccle. 5-10 Et quid prodest possessori, nisi quod cernit*
7-13 Quod vitam tribuunt possessori suo
Isai. 1- 3 Cognovit bos possessorem suum
Jerem. 49- 2 Et possidebit Israël possessores suos
Act. 4-34 Quotquot enim possessores agrorum

POSSIBILE.

2 Mac. 3- 6 Esse autem possibile sub potestate regis cadere universa
Matth. 19-26 Apud Deum autem omnia possibilia sunt
26-39 Si possibile est, transeat a me calix iste
Marc. 9-22 Si potes credere, omnia possibilia sunt credenti
10-27 Omnia enim possibilia sunt apud Deum
14-36 Dixit : Abba pater, omnia tibi possibilia sunt
Luc. 18-27 Quæ impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Deum
Act. 20-16 Festinabat enim, si possibile sibi esset

POSSIBILITAS.

2 Esdr. 5- 8 Redemimus fratres nostros Judæos... secundum possibilitatem nostram

POSSIDEO.

Gen. 4- 1 Dicens : Possedi hominem per Deum
12- 5 Universamq. substant., quam possederant
15- 7 Ut darem tibi terram istam, et possideres
- 8 Unde scire possum, quod possessurus sim eam?
22-17 Possidebit semen tuum portas inimicorum
24-60 Et possideat semen tuum portas inimicorum
25- 5 Deditque Abraham cuncta quæ possederat, Isaac
28- 4 Ut possideas terram peregrinationis tuæ
34-10 Exercete, negotiamini, et possidete eam
-23 Et cuncta quæ possident, nostra erunt
45-10 Et armenta tua, et universa quæ possides
-11 Ne et tu pereas... et omnia quæ possides
46- 6 Et omnia quæ possederat in terra Chanaan
47- 1 Armenta, et cuncta quæ possident, venerunt
-23 Et vos et terram vestram Pharao possidet
-27 Habitavit ergo Israel... in terra Gessen, et possedit eam
Exod 6- 8 Daboque illam vobis possidendam, ego Do.
Exod. 9- 7 Nec erat quidquam mortuum de his quæ possidebat Israël
15-16 Donec pertranseat populus tuus iste, quem possedisti
23-30 Donec augearis, et possideas terram
32-13 Dabo semini vestro, et possidebitis eam
34- 9 Obsecro, ut... auferas iniquitates nostras atque peccata, nosque possideas
Levit. 20-24 Vobis a. loquor : Possidete terram eorum
25-30 Emptor possidebit eam, et posteri ejus
-46 Ac possidebitis in æternum
27-19 Addet quintam partem æstimatæ pecuniæ, et possidebit eum
Num. 13-31 Ait : Ascendamus, et possideamus terram
14-24 Et semen ejus possidebit eam
18-20 In terra eorum nihil possidebitis, nec hab.
-23 Nihil aliud possidebunt
21-24 Possessa est terra ejus ab Arnon usq. Jeboc
-32 Ceperunt viculos, et possederunt habitatores
-35 Et possederunt terram illius
32-18 Usque dum possideant filii Israël hæredit.
34-13 Hæc erit terra, quam possidebitis sorte
Deut. 1- 8 Tradidi vobis: ingredimini, et possidete eam
-21 Ascende, et posside eam, sicut locutus est Dominus
-39 Et ipsis dabo terram, et possidebunt eam
2-22 Quam possident usque in præsens
-24 Et terram ejus incipe possidere
-31 Et terram ejus, incipe possidere eam
3-12 Terramq. possedimus tempore illo ab Aroër
-14 Jaïr... possedit omnem regionem Argob
-20 Et possideant ipsi etiam terram, quam daturus est eis
4- 1 Ut... vivas, et ingrediens possideas terram
- 5 Sic facietis ea in terra, quam possessuri estis
-14 Quæ facere deberetis in terra, quam possessuri estis
-22 Vos transibitis, et possidebitis terram egreg.
-26 Terr. quam transito Jordane possessuri estis
-47 Possederunt terram ejus et terram Og regis
6- 1 Terra, ad quam transgredimini possidendam
-18 Et ingressus possideas terram optimam
7- 1 In terram, quam possessurus ingrederis
8- 1 Ingressique possideatis terram, pro qua juravit
9- 1 Ut possideas nationes maximas et fortiores te
- 4 Introduxit me Dominus, ut terram hanc possiderem
- 5 Ingrederis ut possideas terras earum
-23 Et possidete terram, quam dedi vobis
10-11 Ut ingrediatur, et possideat terram
11- 8 Et possitis introire, et possidere terram
-10 Terra e., ad quam ingrederis possidendam
-23 Possidebitis eas, quæ majores et fortiores vobis sunt
-31 Transibitis Jordanem, ut possideatis terram
Ut habeatis et possideatis illam
12- 1 Ut possideas eam cunctis diebus
- 2 Coluerunt gentes, quas possessuri estis
-29 Quando disperdiderit Do... gentes, ad quas ingrederis possidendas, et possederis eas
16-20 Ut vivas, et possideas terram
17-14 Et possederis eam, habitaverisque in illa
18-14 Gentes istæ, quarum possidebis terram
19- 1 Et possederis eam, habitaverisq. in urbibus
-10 Quam Do. Deus tuus dabit tibi possidendam
-14 In terra, quam acceperis possidendam
23-20 In terra, ad quam ingrederis possidendam
24- 4 Ne peccare facias terram tuam, quam Dom. Deus tuus tradiderit tibi possidendam
26- 1 Cumque intraveris terram, quam Do. Deus tuus tibi daturus est possidendam
28-26 De terra, ad quam ingrederis possidendam
-63 De terra, ad quam ingrederis possidendam
29- 8 Tradidimus possidendam Ruben et Gad
30- 5 In terram, quam possederunt patres tui
-16 In terra, ad quam ingrederis possidendam
-18 Moreris in terra, ad quam, Jordane transmisso, ingrederis possidendam
31- 3 Ipse delebit omnes gentes has in conspectu tuo, et possidebis eas
32- 6 Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te ?
-47 In terra, ad quam, Jordane transmisso, ingredimini possidendam
33-23 Mare et Meridiem possidebit
Josue. 1-11 Et intrabitis ad possidendam terram
-15 Et possideant ipsi quoque terram
5- 1 Qui propinqua possidebant Magni maris loca
12- 1 Et possederunt terram eorum trans Jord.
13- 8 Cum qua Ruben et Gad possederunt terram
14- 1 Hoc est, quod possederunt filii Israël
16- 4 Possederuntq. filii Joseph Manasses et Eph.
17- 6 Filiæ e. Manasse possederunt hæreditatem
Josue. 17-16 Et Jezraël mediam possidens vallem
18- 3 Non intratis ad possidendam terram
-11 Ut possiderent terram inter filios Juda
19- 9 Filii Simeon possederunt in medio hæred.
-47 Possederunt, et habitaverunt in ea
21-12 Villas ej. dederat Caleb... ad possidendum
-41 Possederunt illam, atque habitaverunt in ea
23- 5 Possidebitis terram, sicut vobis pollicitus est
24- 4 Esaü dedi montem Seïr ad possidendum
- 8 Possedistis terram eorum, atq. interfecistis
Judic. 1-19 Fuitq. Do. cum Juda, et montana possedit
3-13 Atque possedit urbem Palmarum
11-21 Et possedit omnem terram Amorrhæi
-23 Et tu nunc vis possidere terram ejus?
-24 Nonne ea quæ possidet Chamos deus tuus
18- 9 Eamus, et possideamus eam, nullus erit labor
Ruth. 4- 4 Si vis possidere jure propinquitatis : eme, et posside
- 9 Quod possederim omnia quæ fuerunt Elimelech
3 Reg. 21-15 Surge, et posside vineam Naboth Jezrahelitæ
-16 Descendebat in vineam Naboth Jezrahelitæ, ut possideret eam
-18 Ad vineam Naboth descendit, ut possideat
-19 Occidisti, insuper et possedisti
4 Reg. 17-24 Qui possederunt Samariam, et habitaverunt
1 Par. 2-22 Possedit viginti tres civitates in terra Galaad
5- 9 Multum quippe jumentorum numerum possidebant in terra Galaad
-21 Ceperuntque omnia quæ possederant
-23 Possederunt terram a finib. Basan usq. Baal
28- 8 Ut possideatis terram bonam, et relinquatis
2 Par. 6-27 Quam dedisti populo tuo ad possidendum
13- 8 Regno Domini, quod possidet per filios David
1 Esdr. 9-11 Ad quam vos ingredimini ut possideatis eam
2 Esdr. 5- 5 Agros nostros et vineas nostr. alii possident
9-15 Dixisti eis ut ingreder. et possiderent terram
-22 Et possederunt terram Sehon et terram regis
-23 Ad terram, de qua dixeras patribus eorum ut ingrederentur et possiderent
-24 Et venerunt filii, et possederunt terram
-25 Et possederunt domos plenas cunctis bonis
-28 Et dereliquisti eos in manu inimicorum suorum, et possederunt eos
Tobiæ. 8-24 De omnibus autem, quæ possidebat Raguël
Judith. 5-20 Terras eor. et civitates eor. ipsi possederunt
-23 Et iterum possident Jerusalem, ubi sunt sancta eorum
Esth. 14- 5 Ut possideres hæreditatem sempiternam
Job. 1-11 Et tange cuncta quæ possidet
3- 6 Noctem illam tenebrosus turbo possideat
-15 Aut cum principibus, qui possident aurum
20-20 Cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit
22- 8 In fortitudine brachii tui possidebas terram
30-16 Et possident me dies afflictionis
Psal. 43- 4 Nec enim in gladio suo possederunt terram
68-37 Et semen servorum ejus possidebit eam
73- 2 Memor esto congregationis tuæ, quam possedisti ab initio
78-11 Posside filios mortificatorum
82-13 Hæreditate possideamus sanctuarium Dei
104-44 Et labores populorum possederunt
138-13 Quia tu possedisti renes meos, suscepisti me
Prov. 1- 5 Et intelligens, gubernacula possidebit
-19 Animas possidentium rapiunt
3-35 Gloriam sapientes possidebunt
4- 5 Posside sapientiam, posside prudentiam
- 7 Principium sapientiæ, posside sapientiam
8-22 Dominus possedit me in initio viarum suar.
11-29 Qui conturbat domum s., possidebit ventos
14-18 Possidebunt parvuli stultitiam
16-16 Posside sapientiam, quia auro melior est
-22 Fons vitæ eruditio possidentis
18-15 Cor prudens possidebit scientiam
28-10 Corruet : et simplices possidebunt bona ejus
Eccle. 2- 7 Possedi servos et ancillas, multamque famil.
Eccli. 6- 7 Si possides amicum, in tentatione posside
22-28 Fidem posside cum amico in paupertate ill.
29- 8 Et possidebit illum inimicum gratis
36-26 Qui possidet mulierem bonam, inchoat possessionem
51-28 Possedi cum ipsa cor ab initio
-29 Propterea bonam possidebo possessionem
-36 Et copiosum aurum possidete in ea
Isai. 11-11 Ad possidendum residuum populi sui
14- 2 Et possidebit eos domus Israël super terram
21- 3 Angustia possedit me sicut angustia parturientis
26-13 Deus n. possederunt nos domini absque te
33-14 Possedit tremor hypocritas
34-11 Possidebunt illam onocrotalus et ericius
-17 Usque in æternum possidebunt eam
49- 8 Et possideres hæreditates dissipatas
57-13 Et possidebit montem sanctum meum

Isai. 61- 7 Propter hoc in terra sua duplicia possidebunt
63-18 Quasi nihilum possederunt populum sanct.
65- 9 Educam... de Juda possidentem montes m.
Jerem. 9-10 Et non audierunt vocem possidentis
13- 1 Vade, et posside tibi lumbare lineum
- 2 Et possedi lumbare juxta verbum Domini
- 4 Tolle lumbare, quod possedisti
16-19 Vere mendacium possederunt patres nostri
30- 3 Dedi patribus eorum : et possidebunt eam
32- 8 Posside agrum meum, qui est in Anathoth
Et tu propinquus es ut possideas
-15 Adhuc possidebuntur dom., et agri, et vineæ
-23 Et ingressi sunt, et possederunt eam
-43 Et possidebuntur agri in terra ista
49- 1 Cur igit. hæreditate possedit Melchom, Gad
- 2 Et possidebit Israel possessores suos, ait Do.
Baruc. 6-58 In quo gloriabitur qui possidet illud
Ezech. 7-24 Et possidebunt domos eorum
Et possidebunt sanctuaria eorum
22-16 Possidebo te in conspectu gentium : et scies
33-24 Abraham, et hæreditate possedit terram
-25 Numquid terram hæreditate possidebitis ?
-26 Et terram hæreditate possidebitis ?
35-10 Terræ meæ erunt, et hæreditate possidebo
36-12 Et hæreditate possidebunt te
38-12 Qui possidere cœpit, et esse habitator
45- 5 Ipsi possidebunt viginti gazophylacia
46-16 Possidebunt eam hæreditarie
47-13 Hic est terminus, in quo possidebitis terram
-14 Possidebitis a. eam singuli æque ut frater s.
Amos. 2-10 Ut possideretis terram Amorrhæi
8- 6 Ut possideamus in argento egenos et paup.
9-12 Ut possideant reliquias Idumææ
Abdiæ. -17 Et possidebit domus Jacob eos qui se possederant
-19 Possidebunt regionem Ephraïm, et region. Samariæ : et Benjamin possidebit Galaad
-20 Quæ in Bosphoro est, possidebit civitates
Habac. 1- 6 Ut possideat tabernacula non sua
Soph. 2- 9 Et residui gentis meæ possidebunt illos
Zach. 2-12 Et possidebit Dominus Judam partem suam
8-12 Et possidere faciam reliquias populi hujus
9- 4 Ecce Dominus possidebit eam, et percutiet
11- 5 Quæ qui possederant, occidebant, et non dolebant
1 Mac. 1-34 Et natos et pecora possederunt
8- 3 Et possederunt omnem locum consilio suo
-10 Diripuerunt eos, et terram eor. possederunt
10-52 Contrivi Demetrium, et possedi regionem
15-33 Ab inimicis nostris aliquo tempore possessa est
2 Mac. 7-11 Et cum fiducia ait : E cœlo ista possideo
15-38 Et ex illis temporibus ab Hebræis civitate possessa
Matth. 5- 4 Beati mites : quon. ipsi possidebunt terram
10- 9 Nolite possidere aurum, neque argentum
19-29 Centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit
25-34 Possidete paratum vobis regnum
Luc. 10-25 Magister, quid faciendo vitam æternam possidebo ?
11-21 In pace sunt ea quæ possidet
12-15 Quia non in abundantia cujusquam vita ejus est, ex his quæ possidet
-33 Vendite quæ possidetis, et date eleemosyn.
-44 Supra omnia quæ possidet, constituet illum
14-33 Qui non renuntiat omnibus quæ possidet
18-12 Decimas do omnium quæ possideo
-18 Quid faciens vitam æternam possidebo ?
21-19 In patientia vestra possidebitis animas vest.
Act. 1-18 Et hic quidem possedit agrum de mercede
4-32 Nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat
8-20 Donum Dei existimasti pecunia possideri
1 Cor. 6- 9 Quia iniqui regnum Dei non possidebunt
-10 Neque rapaces, regnum Dei possidebunt
7-30 Et qui emunt, tanquam non possidentes
15-50 Regnum Dei possidere non possunt
Neque corruptio incorruptelam possidebit
2 Cor. 6-10 Tanq. nihil habentes, et omnia possidentes
1 Thes. 4- 4 Ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore
1 Petr. 3- 9 Ut benedictionem hæreditate possideatis
Apoc. 21- 7 Qui vicerit, possidebit hæc, et ero illi Deus

POSSUM.

Gen. 6-20 Bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere
-21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quæ mandi possunt
13- 6 Nec poterat eos capere terra
-16 Si quis potest hominum numerare pulverem terræ, semen q. tuum numerare poterit
15- 5 Et numera stellas, si potes
- 8 Unde scire possum, quod possessurus sim
18-17 Num celare potero Abraham quæ gesturus
19-11 Ita ut ostium invenire non possent
-19 Nec possum in monte salvari
-22 Festina et salvare ibi : quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc
-31 Qui possit ingredi ad nos juxta morem
-32 Ut servare possimus ex patre nostro semen
21-16 Seditq. procul quantum potest arcus jacere
23- 6 Nullusque te prohibere poterit
24-50 Non possumus extra placitum ej., quidquam
26-10 Potuit coire quispiam de populo tuo cum uxore tua
27- 1 Caligaverunt oculi ej., et videre non poterat
-20 Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti
-33 Et ultra quam credi potest, admirans, ait
29- 8 Non possumus, donec omnia pecora congregentur
31-43 Quid possum facere filiis et nepotibus meis ?
32-12 Quæ præ multitudine numerari non potest
-25 Qui cum videret quod eum superare non posset
33-14 Sicut videro parvulos meos posse
34-14 Non possumus facere quod petitis, nec dare
36- 6 Cuncta quæ habere poterat in terra Chan.
- 7 Et simul habitare non poterant
37- 4 Nec poterant ei quidquam pacifice loqui
38-23 Certe mendacii arguere nos non potest
39- 9 Quomodo ergo possum hoc malum facere ?
41-38 Num invenire poterimus talem virum ?
-39 Numquid... consimilem tui invenire potero ?
42- 2 Emite nobis necessaria, ut possimus vivere
-20 Ut possim vestros probare sermones
-34 Istum, qui tenetur in vinculis, recipere possitis
43- 7 Numquid scire poteramus quod dicturus
- 8 Ut proficiscamur, et possimus vivere
44- 1 Imple saccos eorum frumento, quantum possunt capere
-16 Quid loquemur, aut juste poterimus obtendere ?
-22 Non potest puer relinquere patrem suum
-26 Cui diximus : Ire non possumus
-34 Non enim possum redire ad patrem meum
45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph
- 3 Non poterant respondere fratres nimio terr.
- 6 Anni restant, quibus nec arari poterit nec meti
- 7 Et escas ad vivendum habere possitis
46-32 Omnia quæ habere potuerunt, adduxerunt
-34 Ut habitare possitis in terra Gessen
47-24 Ut fruges habere possitis
48-10 Et clare videre non poterat
50-19 Num Dei possumus resistere voluntati ?
Exod. 2- 3 Cumque jam celare non posset, sumpsit fiscellam
- 7 Vis, inquit, ut... vocem tibi mulierem Hebræam, quæ nutrire possit infantulum ?
5-11 Ite, et colligite sicubi invenire poteritis
7-21 Non poterant Ægyptii bibere aquam flum.
-24 Non enim poterant bibere de aqua fluminis
8-18 Ut educerent sciniphes, et non potuerunt
-26 Et ait Moyses : Non potest ita fieri
9-11 Nec poterant malefici stare coram Moyse
12- 4 Ut sufficere possit ad vescendum agnum
Quæ sufficere possunt ad esum agni
-39 Neque enim poterant fermentari cogentibus exire Ægyptiis
15-23 Nec poterant bibere aquas de Mara
16-18 Sed singuli juxta id quod edere poterant, congregaverunt
-21 Quantum sufficere poterat ad vescendum
-33 Mitte ibi Man, quantum potest capere gomor
18-18 Solus illud non poteris sustinere
-23 Et præcepta ejus poteris sustentare
19-23 Non poterit vulgus ascendere in mont. Sinaï
22- 9 Et quidquid damnum inferre potest
25-27 Erunt circuli aurei, ut..possit mensa portari
26- 4 Ut possint invicem copulari
- 5 Et altera alteri possit aptari
28-27 Ut aptari possit cum superhumerali
31- 4 Ad excogitandum quidquid fabrefieri potest
33-16 In quo enim scire poterimus ego et populus
-20 Rursumque ait : Non poteris videre faciem
-23 Faciem autem meam videre non poteris
35-33 Quidquid fabre adinveniri potest
36-34 Et circulos eorum fecit aureos, per quos vectes induci possent
37-14 Misitq. in eos vectes, ut possit mensa portari
-27 Ut mittantur in eos vectes, et possit altare portari
39- 3 Et extenuavit in fila, ut possent torqueri
40-33 Nec poterat Moyses ingredi tectum fœderis
Levit. 5- 7 Sin autem non potuerit offerre pecus
5-15 Offeret pro delicto suo arietem immac. de gregibus, qui emi potest duobus siclis
7-21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis... sive omnis rei, quæ polluere potest
10- 9 Et omne quod inebriare potest, non bibetis
-19 Quomodo potui comedere eam, aut placere
12- 8 Quod si... nec potuerit offerre agnum
14-21 Quod si pauper est, et non potest manus ejus invenire quæ dicta sunt
-32 Qui habere non potest omnia in emundationem sui
-57 Ut possit sciri quo tempore mundum
22-23 Bovem et ovem... voluntarie offerre potes : Votum autem ex eis solvi non potest
-27 Die autem octavo, et deinceps offerri poterunt Domino
-29 Si immolaveritis hostiam pro gratiarum actione Domino, ut possit esse placabilis
25-18 Ut habitare possitis in terra absq. ullo pav.
-25 Potest redimere quod ille vendiderat
-26 Pretium ad redimendum potuerit invenire
-30 Et redimi non poterit, etiam in jubilæo
-32 Ædes Levitarum... semper possunt redimi
-36 Ut vivere possit frater tuus apud te
-48 Post venditionem potest redimi
-49 Sin autem et ipse potuerit, redimet se
-54 Quod si per hæc redimi non potuerit
27- 8 Et viderit eum posse reddere, tantum dabit
- 9 Animal autem, quod immolari potest Dom.
-10 Et mutari non poterit, id est, nec melius
-11 Immolari Domino non potest
-17 Quanto valere potest, tanto æstimabitur
-20 Ultra eum qui voverat redimere non poterit
-26 Nemo sanctificare poterit et vovere
-28 Sive ager non vendetur, nec redimi poterit
Num. 1-26 De filiis Juda...
-30 De filiis Zabulon...
-32 Filiorum Ephraïm...
-34 Filiorum Manasse...
-36 De filiis Benjamin...
-38 De filiis Dan...
-40 De filiis Aser...
-42 De filiis Nephthali...
-45 Fueruntq. o. numerus filior. Israël..
} qui poterant ad bella procedere
5-13 Et testibus argui non potest
6- 3 A vino, et omni quod inebriare potest, abstinebunt
- 4 Quidquid ex vinea esse potest.. non comed.
-20 Post hæc potest bibere Nazaræus vinum
9- 6 Qui non poterunt facere Phase in die illo
10- 2 Quibus convocare possis multitudinem
11-14 Non possum solus sustinere omnem hunc populum
-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur, ut possit sufficere ad cibum ?
-31 Itinere quantum uno die confici potest
13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
-28 Ut ex his fructibus cognosci potest
-31 Quoniam poterimus obtinere eam
14- 9 Quia sicut panem ita eos possumus devorare
-16 Non poterat introducere populum in terram
16-12 Si die tertio aspersus non fuerit, septimo non poterit emundari
20- 5 In locum ist. pessimum, qui seri non potest
-10 Num de petra hac vobis aquam poterimus ejicere ?
22- 3 Et impetum ejus ferre non possent
- 6 Si quo modo possim percutere et ejicere eum
-11 Si quo modo possim pugnans abigere eum
-18 Non potero immutare verbum Do. Dei mei
-26 Ad dext. nec ad sinistram poterat deviare
-38 Ecce adsum : numquid loqui potero aliud ?
23-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob?
-12 Num aliud possum loqui, nisi quod jusserit
-13 Partem Isr. videas, et totum videre non possis
24-13 Non potero præterire sermonem Do. Dei mei
-22 De stirpe Cin, quandiu poteris permanere?
26- 2 Cunctos, qui possunt ad bella procedere
27-17 Et possit exire et intrare ante eos, et educere
31- 3 Qui possint ultionem Domini expetere
- 9 Quidquid habere potuerant depopulati sunt
-23 Et omne quod potest transire per flammas
Quidquid autem ignem non potest sustinere
-50 Quod in præda auri potuimus invenire
32-17 Parvuli nostri, et quidquid habere possumus
35-12 Cognatus occisi non poterit eum occidere
-32 Nullo modo in urbes suas reverti poterunt
-33 Nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem
Deut. 1-10 Non possum solus sustinere vos
2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestig.
3-24 Neque enim est alius Deus, vel in cœlo, vel in terra, qui possit facere opera tua
4-42 Et ad harum aliquam urbium possit evadere

Deut. 5-26 Sicut nos audivimus, et possit vivere
7-17 Quomodo potero delere eas?
-20 Disperdat qui te fugerint, et latere potuerint
-22 Non poteris eas delere pariter
-24 Nullus poterit resistere tibi, donec conteras
8- 1 Ut possitis vivere, et multiplicemini
9- 2 Quibus nullus potest ex adverso resistere
-28 Non poterat Do. introducere eos in terram
11- 8 Et possitis introire, et possidere terram
12-17 Non poteris comed. in oppidis t. decimam
14-24 Nec potueris ad eum hæc cuncta portare
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico, vel proximo ac fratre suo, repetere non poterit
16- 5 Non poteris immolare Phase in qualibet urb.
17-15 Non poteris alterius gentis hominem regem facere
18-21 Quomodo possum intelligere verbum?
19- 3 Ut habeat... qui... profugus est, quo possit evadere
20-19 Non succides arbores de quibus vesci potest
Nec potest bellantium contra te augere num.
21-14 Dimittes eam liberam, nec vendere poteris
-16 Non poterit filium dilectæ facere primogen.
22-19 Non poterit dimittere eam omnibus diebus
-29 Non poterit dimittere eam cunctis diebus
24- 4 Non poterit prior maritus recipere eam in uxorem
27- 3 Ut possis in eis scribere omnia verba legis
28-35 Sanarique non possis a planta pedis
-49 Cujus linguam intelligere non possis
29- 4 Oculos videntes, et aures quæ possunt audire
30- 6 Et in tota anima tua, ut possis vivere
-12 Ut possis dicere: Quis nostrum valet ad cœlum ascendere?
-13 Quis ex nobis poterit transfretare mare
Ut possimus audire et facere quod præceptum est
31- 2 Non possum ultra egredi et ingredi
-13 Ut audire possint, et timeant Dom. Deum
32-39 Et non est qui de manu mea possit eruere
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere
3- 4 Ut procul videre possitis, et nosse per quam viam ingrediamini
7-12 Nec poterit Israël stare ante hostes suos
-13 Non poteris stare coram hostibus tuis
8-20 Non potuerunt ultra huc illucque diffugere
9- 7 Et non possimus fœdus inire vobiscum
-19 Et idcirco non possumus eos contingere
10- 8 Nullus ex eis tibi resistere poterit
-20 Hi, qui Israël effugere potuerunt
-40 Sed omne quod spirare poterat interfecit
14-12 Et potuero delere eos, sicut promisit mihi
15-63 Jebusæum...non potuerunt filii Juda delere
17-12 Nec potuerunt filii Manasse has civitates subvertere
-16 Non poterimus ad montana conscendere
-18 Et poteris ultra procedere
20- 3 Et possit evadere iram proximi
23- 9 Et nullus vobis resistere poterit
24-19 Non poteritis servire Domino
Judic. 1-19 Nec potuit delere habitatores vallis
2-14 Nec potuerunt resistere adversariis suis
3-29 Nullus eorum evadere potuit
8- 2 Quid e. tale facere potui, quale vos fecistis?
- 3 Quid tale facere potui, quale vos fecistis?
- 4 Fugientes persequi non poterant
- 5 Ut possimus persequi Zebee et Salmana
-28 Nec potuerunt ultra cervices elevare
9- 9 Numquid possum deserere pinguedinem m.
-11 Numquid possum deserere dulcedinem m.?
-13 Numquid possum deserere vinum meum
-33 Fac ei quod potueris
11- 2 Hæres in domo patris nostri esse non poteris
-25 Aut docere potest, quod jurgatus sit contra Israël
-35 Et aliud facere non potero
14-13 Sin autem non potueritis solvere
-14 Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere
-16 Et tibi indicare potero?
17- 9 Et vado ut habitem ubi potuero
18- 5 Ut scire possent an prospero itinere pergerent
20-10 Possimus pugnare contra Gabaa Benjamin
-16 Ut capillum quoque possent percutere
-47 Et fugere in solitudinem potuerunt
21-18 Filias enim nostras eis dare non possumus
Ruth. 1-11 Ut viros ex me sperare possitis
-12 Etiam si possem hac nocte concipere
1 Reg. 1-15 Vinumque et omne quod inebriare potest
2-25 Si peccaverit vir... placari ei potest Deus
3- 2 Et oculi ej. caligaverant, nec poterat videre
4-15 Et videre non poterat
6-20 Quis poterit stare in conspectu Domini
10-27 Num salvare nos poterit iste?

1 Reg. 17-39 Cœpit tentare si armatus posset incedere
Non possum sic incedere quia non usum habeo
18-11 Putans quod configere posset David
20- 9 Neque e. fieri potest, ut si certe cognovero
23-26 David desperabat se posse evadere a facie Saül
25-17 Ita ut nemo possit ei loqui
26-25 Et quidem faciens facies, et potens poteris
28-22 Et possis iter agere
29- 4 Quomodo e. aliter poterit placare dominum
30-10 Qui lassi transire non poterant torrentem
-15 Potes me ducere ad cuneum istum?
-21 Nec sequi potuerant David
2 Reg. 1-10 Quod vivere non poterat post ruinam
2-22 Levare non potero faciem meam ad Joab
3-11 Et non potuit respondere ei quidquam
7-20 Quid ergo addere poterit adhuc David
12-23 Numquid potero revocare eum amplius?
13-13 Ego enim ferre non potero opprobrium m.
14- 6 Nullusque erat qui eos prohibere posset
17-17 Non e. poterant videri aut introire civitatem
18-13 Nequaquam hoc regem latere potuisset
19-28 Aut quid possum ultra vociferari ad regem?
-35 Aut delectare potest servum tuum cibus
Vel audire possum ultra vocem cantorum?
20- 8 Qui fabricatus levi motu egredi poterat
3 Reg. 2-17 Neque enim negare tibi quidquam potest
3- 8 Et supputari non potest præ multitudine
- 9 Ut populum tuum judicare possit
Quis e. poterit judicare populum istum?
5- 3 Quia non potuerit ædificare domum
6-18 Nec omnino lapis apparere poterat in pariete
7-35 Ut luter desuper posset imponi
8-11 Et non poterant sacerdotes stare
-27 Et cœli cœlorum te capere non possunt
-64 Et capere non poterat holocaustum
9-21 Quos scilicet non potuerant filii Israël exterminare
10- 3 Non fuit sermo, qui regem posset latere
13-16 Qui ait: Non possum reverti
14- 4 At ille non poterat videre
15-17 Ut non posset quispiam egredi vel ingredi
17-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ
18- 5 Si forte possimus invenire herbam
20- 9 Hanc autem rem facere non possum
22- 8 Per quem possumus interrogare Dominum
-49 Et ire non potuerunt, quia confractæ sunt
4 Reg. 1-16 A quo posses interrogare sermonem
2-16 Qui possunt ire, et quærere dominum tuum
3-26 Ut irrumperent... et non potuerunt
4-40 Et non potuerunt comedere
5- 7 Numquid Deus ego sum, ut occidere possim?
6-27 Unde te possum salvare?
7- 2 Numquid poterit esse quod loquĕris?
-12 Et tunc civitatem ingredi poterimus
-13 Et mittentes explorare poterimus
-19 Numquid poterit fieri quod loqueris?
8- 8 Si evadere potero de infirmitate mea hac?
- 9 Si sanari potero de infirmitate mea hac?
9-31 Numquid pax potest esse Zambri?
10- 4 Ecce duos reges non potuerunt stare coram eo
12-18 Universum argentum, quod inveniri potuit
16- 8 Aurum, quod inveniri potuit in domo Dom.
18-24 Et quomodo potestis resistere
-29 Non enim poterit eruere vos de manu mea
-35 Ut possit eruere Dominus Jerusalem
19-11 Num ergo solus poteris liberari?
20-13 Omnia quæ habere poterat in thesauris suis
1 Par. 4-27 Non potuit adæquare summam filior. Juda
-43 Et percusserunt reliquias, quæ evadere potuerant
13-12 Quomodo possum ad me introducere arcam
17-18 Quid ultra addere potest David?
21-12 Et gladium eorum non posse evadere
22- 4 Ligna quoq. cedrina non poterant æstimari
- 8 Non poteris ædificare domum nomini meo
-12 Ut regere possis Israël
-13 Tunc enim proficere poteris
29-14 Ut possimus hæc tibi universa promittere
2 Par. 1-10 Quis enim potest hunc populum tuum digne... judicare?
-11 Ut judicare possis populum meum
2- 6 Quis ergo poterit prævalere, ut ædificet ei dignam domum
Quantus ego sum, ut possim ædificare ei domum
5- 9 Eos videre non poterat
-11 Omnes enim sacerdotes, qui ibi potuerant inveniri, sanctificati sunt
-14 Nec possent sacerdotes stare et ministrare
7- 2 Nec poterant sacerdotes ingredi templum
- 7 Non poterat sustinere holocausta et sacrif.

2 Par. 13- 7 Et corde pavido, nec potuit resistere eis
- 8 Nunc ergo vos dicitis quod resistere possitis
16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi
18- 7 Est vir unus, a quo possumus quærere Dei voluntatem
20- 6 Nec quisquam tibi potest resistere
-12 Ut possimus huic multitudini resistere
-24 Nec superesse quemquam qui necem potuisset evadere
-25 Ita ut omnia portare non possent
-37 Nec potuerunt ire in Tharsis
25- 9 Habet Dominus unde tibi dare possit multo
28-15 Quicumque ambulare non poterant
29-34 Nec poterant sufficere ut pelles holocaustorum detraherent
30- 3 Non enim potuerunt facere in tempore suo, quia sacerdotes, qui possent sufficere, sanctificati non fuerant
31- 4 Ut possent vacare legi Domini
32-14 Quis est... qui potuerit eruere populum suum de manu mea, ut possit etiam Deus vester eruere vos de hac manu
-15 Si e. nullus potuit deus... liberare populum
Nec Deus vester poterit eruere vos de manu
-17 Non potuerunt liberare populum suum
Deus Ezechiæ eruere non poterit populum
35- 6 Ut possint juxta verba... facere
1 Esdr. 2-59 Non potuerunt indicare domum patrum s.
3-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem
5- 5 Et non potuerunt inhibere eos
9-15 Non enim stari potest coram te super hoc
2 Esdr. 2- 8 Ut tegere possim portas turris domus
4- 2 Numquid ædificare poterunt lapides
-10 Et nos non poterimus ædificare murum
5- 5 Nec habemus unde possint redimi
6- 3 Et non possum descendere
7-61 Non potuerunt indicare domum patrum s.
8- 2 Attulit...cunctisque qui poterant intelligere
10-29 Qui poterant sapere spondentes pro fratrib.
Tobiæ. 1- 3 Ut omnia, quæ habere poterat.. impertiret
-19 Dividebatque unicuique, prout poterat
2-19 Victum, quem consequi poterat, deferebat
4- 1 Cum Tobias putaret...exaudiri ut mori potuisset
- 8 Quomodo potueris, ita esto misericors
5-14 Numquid poteris perducere filium meum
6-16 Quibus prævalere potest dæmonium
7-12 Propterea alius non potuit habere illam
8- 5 Et non possumus ita conjungi, sicut gentes
9- 5 Cujus adjuramentum spernere non possum
10- 7 Illa autem nullo modo consolari poterat
Ut procul videret eum, si fieri posset, ven.
11- 5 Unde respicere poterat de longinquo
12- 1 Quid possumus dare viro isti sancto
- 2 Aut quid dignum poterit esse beneficiis ejus
- 3 Quid illi ad hæc poterimus dignum dare
-19 Qui ab hominibus videri non potest
-21 Et ultra eum videre non potuerunt
Judith. 3-11 Nec..ferocit.ej. pectoris mitigare potuerunt
-13 Quæ potuissent Holofernis potentia subjug.
4- 5 Per quos viæ transitus esse poterat
- 6 Per quos via esse poterat ad Jerusalem
Ubi angustum iter esse poterat inter montes
5- 9 Ut dinumerari eorum non posset exercitus
-14 In quibus nunquam homo habitare potuit
-25 Non poterimus resistere illis
-27 Qui filios Israël posse dicat resistere regi
6- 5 Si verba mea hæc putas impleri non posse
7- 9 Sine congressione pugnæ possis superare eos
Quam putant... superari non posse
8-30 Sicut quod potui loqui, Dei esse cognoscitis
10-13 Quo aditu possit obtinere eos
12- 2 Nunc non potero manducare ex his
13- 7 Quod credens per te posse fieri cogitavi
15- 4 Debilitabant o. quos invenire potuissent
16-16 Et quem superare nemo potest
Esth. 1-22 Ut quæque gens audire et legere poterat
3-12 Ut quæque gens legere poterat, et audire
4-11 Atque ita possit vivere
Ego igit. quomodo ad regem intrare potero?
6-13 Non poteris ei resistere
8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem
- 9 Prout legere poterant, et audire
9- 4 Et plurimum posse cognoverant
13- 3 Quomodo posset hoc impleri
- 9 Et non est qui possit tuæ resistere voluntati
16- 4 Arbitrantur se posse fugere sententiam
-20 Possent interficere tertia decima die mensis
Job. 4- 2 Conceptum sermonem tenere quis poterit?
5-12 Ne possint implere manus eorum quod cœp.
6- 6 Aut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum? aut potest aliquis gustare
-25 Cum e vobis nullus sit qui possit arguere me
8-11 Numq. virere potest scirpus absque humore
9- 3 Non poterit ei respondere unum pro mille

Job. 9-12 Vel quis dicere potest : Cur ita facis ?
-13 Deus, cujus iræ nemo resistere potest
-32 Nec qui mecum in judicio ex æquo possit audiri
-35 Neque enim possum metuens respondere
10- 7 Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere
11-15 Tunc levare poteris faciem t. absque macula
13- 9 Aut placebit ei quem celare nihil potest ?
14- 4 Quis potest facere mundum de immundo
- 5 Terminos ejus, qui præteriri non poterunt
15-22 Non credit quod reverti possit de tenebris
16- 4 Poteram et ego similia vestri loqui
19- 8 Et transire non possum
20-20 Cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit
22- 2 Numquid Deo potest comparari homo
-17 Et quasi nihil posset facere Omnipotens
23-13 Et nemo avertere potest cogitationem ejus
24-25 Quis me potest arguere esse mentitum
25- 4 Numq. justificari potest homo comparatus
26-14 Quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri ?
27-10 Aut poterit in Omnipotente delectari
31-23 Et pondus ejus ferre non potui
32- 5 Quod tres respondere non potuissent
-12 Non est qui possit arguere Job
33- 5 Si potes, responde mihi
34-17 Numq. qui non amat judicium, sanari potest
36-23 Quis poterit scrutari vias ejus ?
Aut quis potest ei dicere : Operatus es
-33 Et ad eam possit ascendere
37-23 Digne eum invenire non possumus
Magnus fortitudine... et enarrari non potest
38-31 Aut gyrum Arcturi poteris dissipare ?
39-34 Respondere quid possum ?
40- 9 Ego confitebor quod salvare te possit dext.
-20 An extrahere poteris Leviathan hamo ?
41- 1 Quis enim resistere potest vultui meo ?
-17 Subsistere non poterit, neque hasta
42- 2 Scio quia omnia potes, et nulla te latet
Psal. 17-39 Confringam illos, nec poterunt stare
20-12 Quæ non potuerunt stabilire
35-13 Expulsi sunt, nec potuerunt stare
39-13 Et non potui ut viderem
77-19 Numquid poterit Deus parare mensam
-20 Numquid et panem poterit dare ?
128- 2 Etenim non potuerunt mihi
138- 6 Confortata est, et non potero ad eam
140- 6 Audient verba mea quoniam potuerunt
Prov. 3-27 Noli prohibere benefacere eum qui potest
-28 Cras dabo tibi : cum statim possis dare
6-27 Numquid potest homo abscondere ignem in sinu suo ?
8-11 Omne desiderabile ei non potest comparari
17-16 Cum sapientiam emere non possit
18-14 Spiritum vero ad irascendum facilem quis poterit sustinere ?
20- 9 Quis potest dicere : Mundum est cor meum?
-24 Quis a. hominum intelligere potest viam s.?
23- 5 Ne erigas oculos tuos ad opes quas non potes habere
25- 8 Ne postea emendare non possis
-28 Qui non potest in loquendo cohibere spirit.
27- 4 Et impetum concitati ferre quis poterit?
-11 Ut possis exprobranti respondere sermonem
29-19 Servus verbis non potest erudiri
30-21 Per tria movetur terra, et quartum non potest sustinere
Eccle. 1- 8 Non potest eas homo explicare sermone
2-12 Ut sequi possit regem factorem suum
3-14 Non possumus eis quidquam addere
4- 1 Nec posse resistere eorum violentiæ
6-10 Et non possit contra fortiorem se in judicio contendere
7- 1 Quis ei poterit indicare quid post eum fut.
-14 Quod nemo possit corrigere quem ille despexerit
8- 4 Nec dicere ei quisq. potest : Quare ita facis ?
- 7 Quia ignorat præterita, et futura nullo scire potest nuntio
-17 Nullam possit homo invenire rationem eor.
Si dix. sapiens se nosse, non poterit reperire
9-10 Quodcumque facere potest manus tua
10-14 Quis ei poterit indicare ?
Cant. 8- 7 Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem
Sap. 1- 8 Qui loquitur iniqua, non potest latere
7-27 Et cum sit una, omnia potest
8-21 Scivi quon. aliter non possem esse continens
9-13 Quis enim hominum poterit scire consilium Dei? aut quis poterit cogitare quid velit
10- 8 Ut in his, quæ peccaverunt, nec latere potuissent
11-20 Quare non solum læsura poterat ill. exterm.
-21 Sed et sine his uno spiritu poterant occidi
Sap. 11-24 Sed misereris omnium, quia omnia potes
-26 Quomodo autem posset aliquid permanere?
12-10 Quoniam non poterat mutari cogitatio illor.
-18 Subest enim tibi, cum volueris, posse
-20 Per quæ possent mutari a malitia
13- 1 Non potuerunt intelligere eum qui est
- 5 Cognoscibiliter poterit Creator horum videri
- 9 Si enim tantum potuerunt scire, ut possent æstimare sæculum
-16 Sciens quoniam non potest adjuvare se
-19 Pro itinere petit ab eo, qui ambulare non potest
14-17 Quos in palam hom. honorare non poterant
15-16 Nemo e. sibi sim. homo poterit deum fingere
-19 Nec... ex his animalib. bona potest conspic.
16-11 Non possent tuo uti adjutorio
-27 Quod enim ab igne non poterat exterminari
17- 2 Persuasum habent iniqui posse dominari
- 5 Nulla vis poterat illis lumen præbere
Nec... illuminare poterant illam noctem
- 9 Quem nulla ratione quis effugere posset
19-17 Unde æstimari ex ipso visu certo potest
Prolog. Eccli. Sed etiam extraneos posse... doctissimos fieri
Eccli. 1-28 Qui sine timore est, non poterit justificari
5- 3 Et ne dixeris : Quomodo potui ?
6-35 Ut omnem narrationem Dei possis audire
8-20 Non e. poterunt diligere nisi quæ eis placent
17-29 Nec enim omnia possunt esse in hominibus
27-23 Ultra eum non poteris colligare
29- 7 Si autem potuerit reddere
31-10 Qui potuit transgredi, et non est transgressus
43- 3 In conspectu ardor. ej. quis poterit sustinere
-32 Glorificantes Do. quantumcumq. potueritis
-33 Exaltate illum quantum potestis
44-19 Ne deleri possit diluvio omnis caro
48- 2 Non enim poterant sustinere præcepta Do.
- 4 Et quis potest similiter sic gloriari tibi ?
Isai. 7- 1 Et non potuerunt debellare eam
8-22 Et non poterit avolare de angustia sua
14-27 Et quis poterit infirmare ?
20- 6 Et quomodo effugere poterimus nos ?
28-20 Pallium breve utrumque operire non potest
29-11 Respondebit: Non possum, signatus est enim
30- 5 Super populo qui eis prodesse non potuit
- 6 Ad populum qui eis prodesse non poterit
33-14 Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante ?
-19 Non possis intelligere disertitudinem ling.
-20 Quod nequaquam transferri poterit
36- 8 Nec poteris ex te præbere ascensores eorum
-14 Non seducat... quia non poterit eruere vos
37-11 Quas subverterunt, et tu poteris liberari ?
41-23 Bene quoque aut male, si potestis, facite
46- 2 Non potuerunt salvare portantem
47-11 Calamitas, quam non poteris expiare
-12 Aut si possis fieri fortior
49-15 Numquid oblivisci potest mulier infantem
-24 Aut quod capt. fuerit.. salvum esse poterit?
50- 2 Parvula facta est... ut non possim redimere
55- 6 Quærite Dominum, dum inveniri potest
57-20 Quasi mare fervens, quod quiescere non potest
59-14 Et æquitas non potuit ingredi
Jerem. 3- 5 Ecce locuta es, et fecisti mala, et potuisti
5- 7 Super quo propitius tibi esse potero
-22 Et commovebuntur, et non poterunt
6-10 Incircumc. aures eor., et audire non possunt
10- 5 Quia nec male possunt facere, nec bene
11-11 De quibus exire non poterunt
12- 5 Quomodo contendere poteris cum equis ?
13-23 Si mutare potest Æthiops pellem suam
Et vos poteritis benefacere
14- 9 Ut fortis, qui non potest salvare?
-22 Aut cœli possunt dare imbres ?
18- 6 Numquid, sicut figulus iste, non potero vobis facere?
-14 Evelli possunt aquæ erumpentes frigidæ
19-11 Quod non potest ultra instaurari
24- 2 Quæ comedi non poterant, eo quod essent malæ
- 3 Quæ comedi non possunt, eo quod sint malæ
- 8 Quæ comedi non possunt, eo quod sint malæ
29-17 Quæ comedi non possunt, eo quod pessimæ
31-37 Si mensurari potuerint cœli sursum
32-14 Ut permanere possint diebus multis
33-20 Si irritum potest fieri pactum
-21 Et pactum m. irritum esse poterit cum David
-22 Sicuti enumerari non possunt stellæ cœli
44-22 Et non poterat Dominus ultra portare
46-21 Fugerunt simul, nec stare potuerunt
-23 Succiderunt saltum ejus... qui supputari non potest
48-30 Nec juxta quod poterat conata sit facere
-36 Quia plus fecit quam potuit
49-10 Revelavi abscondita ej., et celari non poterit
Jerem. 49-23 Præ sollicitudine quiescere non potuit
Thren. 1-14 In manu, de qua non potero surgere
4-14 Cumq. non possent, tenuerunt lacinias suas
-17 Ad gentem, quæ salvare non poterat
Baruc. 1- 6 Secundum quod potuit uniuscujusq. manus
3-31 Non est qui possit scire vias ejus
4-17 Ego autem quid possum adjuvare vos ?
6- 7 Falsa sunt, et non possunt loqui
-18 Ex quibus nullam videre possunt
-33 Neque si quid boni, poterunt retribuere : neque regem constituere possunt
-34 Similiter neque dare divitias possunt
-40 Cum audierint mutum non posse loqui
-41 Quasi possint sentire qui non habent motum
-46 Numquid ergo possunt ea... esse dii ?
-53 Quia nihil possunt, sicut corniculæ
-63 Quando non possunt neq. judicium judicare
-67 Quæ possunt fugere sub tectum, ac prodesse
Ezech. 3- 6 Quorum non possis audire sermones
24- 7 Non effudit illum super terram, ut possit operiri pulvere
30-21 Ut recepto robore posset tenere gladium
33-10 Quomodo ergo vivere poterimus ?
-12 Et justus non poterit vivere in justitia sua
47- 5 Torrentem, quem non potui pertransire
Torrentis, qui non potest transvadari
Dan. 1- 4 Et qui possent stare in palatio regis
2-10 Qui sermonem tuum, rex, possit implere
-26 Putas-ne vere potes mihi indicare somnium?
-43 Sicuti ferrum misceri non potest testæ
-47 Quoniam tu potuisti aperire hoc sacrament.
3-17 Potest eripere nos de camino ignis ardentis
-33 Et nunc non possumus aperire os
-39 Ut possimus invenire misericordiam tuam
-96 Neq. e. est alius Deus, qui possit ita salvare
4-15 Tu autem potes, quia spiritus deorum sanctorum in te est
-34 Et gradientes in superbia potest humiliare
5- 8 Non potuerunt nec scripturam legere
-16 Audivi de te quod possis obscura interpret.
6- 4 Nullamque causam... reperire potuerunt
7-25 Et putabit quod possit mutare tempora
8- 4 Et omnes bestiæ non poterant resistere ei
- 7 Et non poterat aries resistere ei
-24 Supra quam credi potest, universa vastabit
10-17 Quomodo poterit servus domini mei loqui
13-14 Quando eam possent invenire solam
14-23 Non potes dicere quia iste non sit Deus viv.
Osee. 5-13 Et ipse non poterit sanare vos
Nec solvere poterit a vobis vinculum
8- 5 Usquequo non poterunt emundari ?
Amos. 6-13 Numquid... aut arari potest in bubalis ?
7-10 Non poterit terra sustinere univ. sermones
Mich. 6- 7 Numquid placari potest Dominus ?
Habac. 1-13 Et respicere ad iniquitatem non poteris
2-19 Numquid ipse docere poterit ?
Soph. 1-18 Et aurum eorum non poterit liberare eos
Malac. 3- 2 Et quis poterit cogitare diem adventus ejus
1 Mac. 3-17 Quomodo poterimus pauci pugnare contra
-53 Quomodo poterimus subsistere ante faciem
5-40 Non poterimus sustinere eum : quia potens poterit adversum nos
-41 Et poterimus adversus illum
-44 Non potuit sustinere contra faciem Judæ
6- 3 Et non potuit, quoniam innotuit sermo
-27 Et non poteris obtinere eos
7-25 Et cognovit quia non potest sustinere eos
9- 8 Si poterimus pugnare adversus eos
- 9 Non poterimus, sed liberemus animas nostr.
-55 Nec ultra potuit loqui verbum
-60 Non potuerunt, quia innotuit eis consilium
10-72 Quia non potest stare pes vester ante faciem
-73 Nunc quomodo poteris sustinere equitatum?
2 Mac. 2- 6 Et non potuerunt invenire
-26 Ut facilius possint memoriæ commendare
4- 6 Nec Simonem posse cessare a stultitia sua
6-30 Cum a morte possem liberari
8-18 Qui potest et venientes advers. nos... delere
9- 4 Injuriam illor... posse in Judæos retorquere
-10 Eum nemo poterat propter intolerantiam fœtoris portare
-12 Nec ipse jam fœtorem suum ferre posset
11-18 Quæcumque igitur regi potuerunt perferri
14-29 Quia regi resistere non poterat
15-17 De quibus extolli posset impetus
Matth. 5-14 Non potest civitas abscondi supra montem
-36 Quia non potes unum capillum alb. facere
6-24 Nemo potest duobus dominis servire
Non potestis Deo servire et mammonæ
-27 Quis... potest adjicere ad staturam suam
7-18 Non potest arbor bona malos fructus facere
8- 2 Domine, si vis, potes me mundare
-28 Ita ut nemo posset transire per viam illam
9-15 Numquid possunt filii sponsi lugere
-28 Creditis quia hoc possum facere vobis ?

Matth. 10-28 Animam autem non possunt occidere
Timete eum, qui potest et animam et corpus perdere
12-29 Quomodo potest quisquam intrare in dom.
-34 Quomodo potestis bona loqui?
16- 4 Signa autem temporum non potestis scire
17-15 Et non potuerunt curare eum
-18 Quare nos non potuimus ejicere illum?
19-12 Qui potest capere, capiat
-25 Dicentes : Quis ergo poterit salvus esse?
20-22 Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Dicunt ei : Possumus
22-46 Et nemo poterat ei respondere verbum
24-24 Ita ut in errorem inducantur (si fieri potest)
26- 9 Potuit enim istud venumdari multo
-40 Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
-42 Si non potest hic calix transire
-53 An putas, quia non possum rogare Patrem
-61 Possum destruere templum Dei
27-42 Se ipsum non potest salvum facere
Marc. 1-40 Si vis, potes me mundare
-45 Ita ut jam non posset manifeste introire in civitatem
2- 4 Cum non possent offerre eum illi præ turba
- 7 Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus
-19 Numquid possunt filii nuptiarum.. jejunare
Habent sec. sponsum, non possunt jejunare
3-20 Ita ut non possent neque panem manducare
-23 Quomodo potest Satanas Satanam ejicere?
-24 Non potest regnum illud stare
-25 Non potest domus illa stare
-26 Et non poterit stare, sed finem habet
-27 Nemo potest vasa fortis... diripere
4-32 Ut possint sub umbra ejus aves cœli habitare
-33 Prout poterant audire
5- 3 Neque catenis jam quisq. poterat eum ligare
- 4 Et nemo poterat eum domare
6- 5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere
-19 Et volebat occidere eum, nec poterat
7-15 Quod possit eum coinquinare
-18 Non potest eum communicare
-24 Et non potuit latere
8- 4 Unde illos quis poterit hic saturare panibus
9- 2 Qualia fullo non potest super terram candida facere
-17 Ut ejicerent illum, et non potuerunt
-21 Sed si quid potes, adjuva nos
-22 Si potes credere, omnia possibilia sunt cred.
-27 Quare nos non potuimus ejicere eum?
-28 Hoc genus in nullo potest exire
-38 Et possit cito male loqui de me
10-26 Et quis potest salvus fieri?
-38 Potestis bibere calicem, quem ego bibo?
-39 At illi dixerunt ei : Possumus
13-22 Et portenta ad seducendos, si fieri potest
14- 5 Poterat enim unguentum istud venumdari
- 7 Potestis illis benefacere
-35 Orabat ut, si fieri posset, transiret ab eo hora
-37 Non potuisti una hora vigilare?
15-31 Se ipsum non potest salvum facere
Luc. 1-20 Et ecce eris tacens, et non poteris loqui
-22 Egressus autem non poterat loqui ad illos
5-12 Domine, si vis, potes me mundare
-21 Quis potest dimittere peccata, nisi solus D.?
-34 Numquid potestis filios sponsi... facere jejunare?
6-39 Numquid potest cæcus cæcum ducere?
-42 Aut quomodo potes dicere fratri tuo: Frater
-48 Et non potuit eam movere
8-19 Non poterant adire eum præ turba
-43 Nec ab ullo potuit curari
9-40 Et rogavi Discipulos tuos ut ejicerent illum, et non potuerunt
11- 7 Non possum surgere, et dare tibi
-46 Quia oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt
12-25 Quis... potest adjicere ad staturam suam
-26 Si ergo neque quod minimum est potestis
13-11 Nec omnino poterat sursum respicere
-24 Quærent intrare, et non poterunt
14- 6 Et non poterant ad hæc respondere illi
-20 Uxorem duxi, et ideo non possum venire
-26 Non potest meus esse discipulus
-27 Non potest meus esse discipulus
-29 Ne, posteaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere
-30 Cœpit ædificare, et non potuit consummare
-31 Si possit cum decem millibus occurrere ei
-33 Non potest meus esse discipulus
16- 2 Jam enim non poteris villicare
-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
Non potestis Deo servire et mammonæ
-26 Qui volunt hinc transire ad vos, non possint
18-26 Et dixerunt... Et quis potest salvus fieri?
19- 3 Non poterat præ turba, quia statura pusillus
Luc. 20-26 Et non potuerunt verbum ejus reprehendere
-36 Neque enim ultra mori poterunt
21-15 Cui non poterunt resistere et contradicere
Joan. 1-46 A Nazareth potest aliquid boni esse?
3- 2 Nemo enim potest hæc signa facere, quæ tu
- 3 Non potest videre regnum Dei
- 4 Quomodo potest homo nasci, cum sit senex? Numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire?
- 5 Non potest introire in regnum Dei
- 9 Et dixit ei : Quomodo possunt hæc fieri?
-27 Et dixit : Non potest homo accipere quidq.
5-19 Non potest Filius a se facere quidquam
-30 Non possum ego a me ipso facere quidquam
-44 Quomodo vos potestis credere?
6-44 Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum
-53 Quomodo potest hic nobis carnem s. dare?
-61 Durus est hic sermo, et quis potest eum audire?
-66 Dixi vobis, quia nemo potest venire ad me
7- 7 Non potest mundus odisse vos : me a. odit
-34 Et ubi ego sum, vos non potestis venire
-36 Et ubi ego sum, vos non potestis venire?
8- 6 Dicebant tentantes eum, ut possent accusare
-21 Quo ego vado, vos non potestis venire
-22 Quo ego vado, vos non potestis venire?
-43 Quia non potestis audire sermonem meum
9- 4 Venit nox, quando nemo potest operari
-16 Quomodo potest homo peccator hæc signa facere?
-33 Nisi esset hic a Deo, non poterat facere
10-21 Numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire?
-29 Et nemo potest rapere de manu Patris mei
-35 Et non potest solvi Scriptura
11-37 Non poterat hic qui aperuit oculos cæci nati, facere ut hic non moreretur?
12-39 Propterea non poterant credere
13-33 Quo ego vado, vos non potestis venire
-36 Quo ego vado, non potes me modo sequi.
-37 Quare non possum te sequi modo?
14- 5 Quo vadis: et quomodo possumus viam scire
-17 Quem mundus non potest accipere
15- 4 Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso
- 5 Quia sine me nihil potestis facere
16-12 Sed non potestis portare modo
21-25 Nec ips. arbitror mundum căpere posse eos
Act. 4-14 Nihil poterant contradicere
-16 Manifestum est : et non possumus negare
-20 Non e. possumus quæ vidimus... non loqui
5-39 Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere
6-10 Non poterant resistere sapientiæ et Spiritui
8-31 Quomodo possum, si non aliquis ostenderit
10-47 Numquid aquam quis prohibere potest?
11-17 Ego quis eram, qui possem prohibere Deum
13-38 Quibus non potuistis in lege Moysi justificari
15- 1 Nisi circumcidamini... non potestis salvari
-10 Neq. patres nost., neq. nos portare potuimus
17-19 Possumus scire quæ est hæc... doctrina?
19-36 Cum ergo his contradici non possit
-39 In legitima Ecclesia poterit absolvi
-40 De quo possimus reddere rationem
21-14 Cum ei suadere non possemus, quievimus
-34 Et cum non posset certum cognoscere
24- 8 A quo poteris ipse judicans... cognoscere
-11 Potes enim cognoscere, quia non plus sunt mihi dies
-13 Neque probare possunt tibi de quibus nunc me accusant
25- 7 Causas... quas non poterant probare
-11 Quæ hi accusant me, nemo potest me illis donare
26-32 Dimitti poterat homo hic, si non appellasset
27-12 Si quomodo possent, devenientes Phœnicen
-15 Cumque arrepta esset navis, et non posset conari in ventum, data nave flatibus
-16 Potuimus vix obtinere scapham.
-31 Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis
-39 In quem cogitabant, si possent, ejicere nav.
-43 Jussitq. eos, qui possent natare, emittere se
Rom. 8- 7 Legi e. Dei non est subjecta : nec e. potest
- 8 Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt
-39 Neque creatura alia poterit nos separare
12-18 Si fieri potest, quod ex vobis est
15-14 Ita ut possitis alterutrum monere
I Cor. 2-14 Stultitia e. est illi, et non potest intelligere
3- 1 Non potui vobis loqui quasi spiritualibus
- 2 Nondum enim poteratis : sed nec nunc quidem potestis
-11 Fundamentum e. aliud nemo potest ponere
6- 5 Qui possit judicare inter fratrem suum
I Cor. 7-21 Sed et si potes fieri liber, magis utere
10-13 Non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere
-20 Non potestis calicem Domini bibere
-21 Non potestis mensæ Domini participes esse
12- 3 Et nemo potest dicere, Dominus Jesus
-21 Non potest autem oculus dicere manui
14-31 Potestis e. omnes per singulos prophetare
15-50 Regnum Dei possidere non possunt
2 Cor. 1- 4 Ut possimus et ipsi consolari eos
3- 7 Ita ut non possent intendere filii Israël
13- 8 Non e. possumus aliquid adversus veritatem
Galat. 3-21 Si enim data esset lex, quæ posset vivificare
4-15 Quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis
Ephes. 3- 4 Prout potestis legentes intelligere prudent.
-18 Ut possitis comprehendere cum om. sanctis
6-11 Ut possitis stare adversus insidias diaboli
-13 Ut possitis resistere in die malo
-16 Sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere
Philip. 3-21 Qua etiam possit subjicere sibi omnia
4-13 Omnia possum in eo, qui me confortat
I Thes. 2- 7 Cum possemus vobis oneri esse
3- 9 Quam enim gratiarum actionem possumus Deo retribuere
I Tim. 5-25 Quæ aliter se habent, abscondi non possunt
6- 7 Haud dubium quod nec auferre quid possumus
-16 Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest
2 Tim. 2-13 Fidelis permanet, negare seipsum non potest
3-15 Nosti, quæ te possunt instruere ad salutem
Hebr. 3-19 Et videmus, quia non potuerunt introire
4-15 Qui non possit compati infirmitatibus nost.
5- 2 Qui condolere possit iis qui ignorant
- 7 Qui possit illum salvum facere a morte
7-25 Unde et salvare in perpetuum potest accedentes
9- 9 Hostiæ offerentur, quæ non possunt juxta conscientiam perfectum facere
0- 1 Nunq. potest accedentes perfectos facere
-11 Hostias, quæ nunquam possunt auferre pec.
Jacob. 1-21 Verbum, quod potest salvare animas vestras
2-14 Numquid poterit fides salvare eum?
3- 2 Potest etiam freno circumducere tot. corpus
- 8 Linguam a. nullus hominum domare potest
-12 Numq. potest, fratres mei, ficus uvas facere
Sic neque salsa dulcem potest facere aquam
4- 2 Occiditis, et zelatis : et non potestis adipisci
-12 Et judex, qui potest perdere, et liberare
I Joan. 3- 9 Non potest peccare, quon. ex Deo natus est
4-20 Quem non videt, quomodo potest diligere?
Apoc. 2- 2 Et quia non potes sustinere malos
3- 8 Ostium apert., quod nemo potest claudere
5- 3 Et nemo poterat... aperire librum
6-17 Et quis poterit stare?
7- 9 Quam dinumerare nemo poterat ex omnib.
9-20 Quæ neque videre possunt, neque audire
13- 4 Et quis poterit pugnare cum ea?
-17 Et ne quis possit emere, aut vendere
14- 3 Et nemo poterat dicere canticum
15- 8 Et nemo poterat introire in templum

POST.

Gen. 3- 8 Cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem
4- 3 Factum est autem post multos dies
De cætero omittitur.

POSTEA.

Gen. 18- 5 Confortate cor vestrum, postea transibitis
24-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos, et postea proficiscetur
27-45 Postea mittam, et adducam te inde huc
32-20 Postea videbo illum, forsitan propitiabitur
38-30 Postea egressus est frater ejus
41-13 Quidquid postea rei probavit eventus
Exod. 10-14 Innumerabiles, quales... nec postea futuræ
11- 6 Qualis nec ante fuit, nec postea futurus est
Levit. 4-14 Postea intellexerit peccatum suum, offeret
-23 Postea intellexerit peccatum suum, offeret
5- 3 Oblitaque cognoverit postea, subjacebit delicto
- 4 Oblitaque postea intellexerit delictum suum
11-32 Usque ad vesp., et sic postea mundabuntur
-38 Postea morticinis tacta fuerit, illico polluet.
14-36 Intrabitque postea, ut consideret lepram
25-41 Et postea egredietur cum liberis suis
Num. 8-15 Postea ingrediuntur tabernaculum fœderis
12-14 Separetur septem diebus extra castra, et postea revocabitur
16-40 Ut haberent postea filii Israël, quibus commonerentur
31-24 Et purificati postea castra intrabitis

Deut. 13- 9 Et postea omnis populus mittat manum
21-13 Et postea intrabis ad eam, dormiesq. cum illa
-14 Si autem postea non sederit animo tuo, dimittes eam liberam
22-13 Si duxerit vir uxorem, et postea odio habuerit eam
Josue. 10-14 Non fuit antea nec postea tam longa dies
24-27 Ne forte postea negare velitis
Judic. 1- 9 Et postea descendentes pugnaverunt contra Chananæum
3- 2 Ut postea discerent filii eorum certare
-15 Et postea clamaverunt ad Dominum
15- 9 In loco, qui postea vocatus est Lechi
19- 8 Donec increscat dies, postea proficiscaris
1 Reg. 12-10 Postea autem clamaverunt ad Dominum
2 Reg. 3-23 Et omnis exercitus qui erat cum eo, postea venerunt
3 Reg. 14-28 Postea reportabant ad armamentarium
17-13 Tibi autem et filio tuo facies postea
2 Par. 32-26 Humiliatusque est postea, eo quod...
35-14 Sibi a. et sacerdotibus postea paraverunt
Judith. 6-21 Postea vero convocatus est omnis populus
13-30 Postea vero quam resumpto spiritu recreatus est
Esth. 9-25 Et postea ingressa est Esther ad regem
Psal. 15- 4 Postea acceleraverunt
48-14 Et postea in ore suo complacebunt
Prov. 20-17 Et postea implebitur os ejus calculo
24-27 Ut postea ædifices domum tuam
25- 8 Ne postea emendare non possis, cum dehonestaveris amicum tuum
28-23 Qui corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum
29-21 Postea sentiet eum contumacem
Eccle. 1-11 Sed nec eorum quidem, quæ postea futura sunt, erit recordatio
4-16 Qui postea futuri sunt, non lætabuntur in eo
Eccli. 1-29 Et postea redditio jucunditatis
13- 8 Et postea videns derelinquet te
17-19 Postea resurget, et retribuet illis retribut.
Baruc. 6-47 Reliquerunt... opprobrium postea futuris
-50 Scietur postea quia falsa sunt
Ezech. 38-12 Qui deserti fuerant, et postea restituti
Dan. 1- 5 Ut... postea starent in conspectu regis
2-45 Deus magnus ostendit regi quæ ventura sunt postea
8- 3 Postea (-4) vidi arietem cornib. ventilantem
1 Mac. 4-18 Et sumetis postea spolia securi
2 Mac. 5-20 Postea autem fiet socius bonorum
Matth. 4- 2 Et cum jejunasset...postea esuriit
21-29 Postea autem, pœnitentia motus, abiit
-32 Nec pœnitentiam habuistis postea, ut creder.
Joan. 5-14 Postea invenit eum Jesus in templo
13- 7 Quod ego facio tu nescis modo, scies a. postea
-36 Non potes me modo sequi: sequeris a. postea
19-28 Postea sciens Jesus quia omnia consummata
21- 1 Postea manifestavit se iterum Jesus Discip.
Act. 23-25 Et ipse postea calumniam sustineret
Hebr. 12-11 Postea a. fructum pacatissimum... reddet
-17 Et postea cupiens hæreditare benedictionem, reprobatus est

POSTEAQUAM.

Baruc. 1- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor.... Jechoniam
Luc. 14-29 Ne, posteaquam posuerit fundamentum
Act. 27-27 Posteaquam quartadecima nox supervenit

POSTERI.

Gen. 21-23 Ne noceas mihi et posteris meis
26- 4 Daboque posteris tuis universas regiones has
Levit. 17- 7 Legitimum sempiternum erit illis et posteris
22- 3 Dic ad eos et ad posteros eorum: Omnis
23-43 Ut discant posteri vestri, quod in tabernac.
25-30 Emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum
-46 Et hæreditario jure transmittetis ad posteros
2 Par. 8- 8 De filiis eorum, et de posteris
11-14 Quod abjecisset eos Jeroboam, et posteri ej.
Tobiæ. 2-12 Ut posteris daretur exemplum patientiæ ejus
Judith. 5-13 Ut non remaneret vel unus, qui factum posteris nuntiaret
Dan. 11- 4 Sed non in posteros ejus, neq. secundum pot.

POSTERITAS.

Ruth. 4- 6 Neque enim posteritatem familiæ meæ delere debeo
Tobiæ. 8- 9 Sed sola posteritatis dilectione
10- 4 Quid te misimus... spem posteritatis nostræ

POSTERUM.

Esth. 9-29 Dies ista solemnis sanciretur in posterum
16-22 Ut et in posterum cognoscatur
Prov. 29-11 Sapiens differt, et reservat in posterum
Eccle. 4-13 Qui nescit prævidere in posterum
Eccli. 3-34 Meminit ejus in posterum, et in tempore

POSTERUS *et* POSTERIOR.

Gen. 16-13 Profecto hic vidi posteriora videntis me
Exod. 26-12 Operies posteriora tabernaculi
28-26 Et posteriora ejus aspiciunt
33-23 Tollamque manum meam, et videbis posteriora mea
Ruth. 3-10 Priorem misericordiam posteriore superasti
3 Reg. 6-16 Ædificavitque viginti cubitorum ad posteriorem partem templi
7-25 Quorum posteriora universa intrinsecus latitabant
10-19 Summitas throni rotunda erat in parte posteriori
16- 3 Ecce, ego demetam posteriora Baasa, et posteriora domus ejus
21-21 Et demetam posteriora tua
2 Par. 4- 4 Posteriora a. boum erant intrinsec. sub mari
Psal. 67-14 Et posteriora dorsi ejus in pallore auri
77-66 Et percussit inimicos suos in posteriora
Act. 10- 9 Postera autem die iter illis facientibus
14-19 Postera die profectus est cum Barnaba
21-26 Postera die purificatus cum illis intravit
22-30 Postera autem die volens scire diligentius
23-32 Postera die dimissis equitibus
1 Petr. 1-11 Quæ in Christo sunt passiones et posteriores glorias
2 Petr. 2-20 Facta sunt eis posteriora deteriora prioribus

POSTHAC.

Hebr. 4- 8 Nunquam de alia loqueretur, posthac, die

POSTICUM.

Judic. 3-24 Per posticum egressus est
Dan. 13-18 Et egressæ sunt per posticum, ut afferrent
-26 Irruerunt per posticum ut viderent

POSTIS.

Exod. 12- 7 Ac ponent super utrumque postem
-22 Aspergite ex eo superliminare et utrumque postem
-23 Cumque viderit sanguinem in superliminari et in utroque poste
21- 6 Et applicabitur ad ostium et postes
Deut. 11-20 Scribes ea super postes et januas domus tuæ
Judic. 16- 3 Apprehendit ambas portæ fores cum postibus suis et sera
1 Reg. 1- 9 Ante postes templi Domini
3 Reg. 6-31 Postesque angulorum quinque
-33 Fecitque in introitu templi postes de lignis
2 Par. 3- 7 Et trabes ejus, et postes, et parietes, et ostia
Prov. 8-34 Et observat ad postes ostii mei
Isai. 57- 8 Et retro postem posuisti memoriale tuum
Ezech. 43- 8 Et postes suos juxta postes meos
45-19 Et ponet in postibus domus... et in postibus portæ atrii interioris

POSTQUAM.

Gen. 5- 4 Facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth
- 7 Vixitque Seth, postquam genuit Enos
-13 Vixit Caïnan, postquam genuit Malaleel
-16 Vixit Malaleel, postquam genuit Jared
-19 Vixit Jared, postquam genuit Henoch
-22 Et vixit, postquam genuit Mathusalam
-26 Vixit Mathusala, postquam genuit Lamech
-30 Vixitque Lamech, postquam genuit Noë
6- 4 Postquam e. ingressi sunt filii Dei ad filias
11-11 Vixitque Sem, postquam genuit Arphaxad
-13 Vixitque Arphaxad, postquam genuit Sale
-15 Vixitque Sale, postquam genuit Heber
-17 Et vixit Heber, postquam genuit Phaleg
-19 Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu
-21 Vixit quoque Reu, postquam genuit Sarug
-23 Vixitque Sarug, postquam genuit Nachor
-25 Vixitque Nachor, postquam genuit Thare
13-14 Postquam divisus est ab eo Lot
14-17 Postquam reversus est a cæde Chodorlahom.
17- 1 Postquam vero nonaginta et novem annor.
18-12 Postquam consenui, et dom. m. vetulus est
-33 Postquam cessavit loqui ad Abraham
20-13 Postquam autem eduxit me Deus
22- 1 Quæ postquam gesta sunt, tentavit D. Abr.
- 5 Postquam adoraverimus, revertemur ad vos
24-22 Postquam autem biberunt cameli
29-14 Et postquam impleti sunt dies mensis unius
31- 1 Postquam autem audivit verba filior. Laban
-10 Postquam enim conceptus ovium tempus advenerat
32-31 Postquam transgressus est Phanuël
33-18 Postquam reversus est de Mesopotamia
35- 9 Postquam reversus est de Mesopotamia
Exod. 2-11 Postquam creverat Moyses, egressus est
4-26 Et dimisit eum postquam dixerat
7-25 Postquam percussit Dominus fluvium
Exod. 16- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
29- 9 Postquam initiaveris manus eorum
34-16 Ne, postquam ipsæ fuerint fornicatæ
-31 Et postquam locutus est ad eos
39-43 Postquam Moyses cuncta vidit completa
40-31 Postquam omnia perfecta sunt
Levit. 8-27 Qui postquam levaverunt ea coram Dom.
13- 7 Quod si postquam a sacerdote visus est
-56 Postquam vestis est lota, abrumpet eum
14-43 Sin autem postquam eruti sunt lapides
-48 Postquam denuo lita fuerit, purificabit eam
16-20 Postquam emundaverit sanctuarium
-24 Et postquam egressus obtulerit holocaustum
23-22 Postquam autem messueritis segetem
26-26 Postquam confregero baculum panis vestri
Num. 6-19 Postquam rasum fuerit caput ejus
9- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
16-43 Quod, postquam ingressi sunt, operuit nubes
-50 Postquam quievit interitus
26- 1 Postquam noxiorum sanguis effusus est
30-16 Sin autem contradixerit postquam rescivit
35-28 Postquam a. ille obierit, homicida revertetur
Deut. 1- 4 Postquam percussit Sehon regem Amorrh.
2-16 Postquam a. universi cecider. pugnatores
4-30 Postquam te invenerint omnia quæ prædicta
5-23 Vos autem postquam audistis vocem de medio tenebrarum
7-12 Si postquam audieris hæc judicia
8-12 Ne postquam comederis, et satiatus fueris
-16 Et postquam afflixit ac probavit
12-30 Postquam te fuerint introeunte subversæ
17-18 Postquam autem sederit in solio regni sui
31-21 Postquam invenerint eum mala multa
-24 Postquam ergo scripsit Moyses verba legis
Josue. 5- 1 Postquam ergo audierunt omnes reges
- 8 Postquam autem omnes circumcisi sunt
-12 Defecitque manna postquam comederunt de frugibus terræ
6-20 Postquam in aures multitudinis vox sonitusque increpuit
17-13 Postquam autem convaluerunt filii Israël
23- 1 Postquam pacem dederat Dominus Israëli
- 7 Ne postquam intraveritis ad gentes... juretis
24-20 Subvertet postquam vobis præstiterit bona
Judic. 1-28 Postquam autem confortatus est Israël
2-19 Postquam autem mortuus esset judex
8-33 Postquam autem mortuus est Gedeon
11- 2 Qui postquam creverant, ejecerunt Jephte
19-21 Postquam laverunt pedes suos recepit eos
20-38 Ut postquam urbem cepissent
Ruth. 3- 1 Postquam aut. reversa est ad socrum suam
1 Reg. 1-24 Adduxit eum secum postquam ablactaverat
4-13 Vir a. ille postquam ingressus est, nuntiavit
6- 6 Nonne postquam percussus est, tunc dimisit
17-53 Postquam persecuti fuerant Philisthæos
24- 2 Postquam persecutus est Philisthæos
2 Reg. 1- 1 Factum est a. postquam mortuus est Saül
5-13 Postquam venerat de Hebron
6- 6 Postquam a. venerunt ad aream Nachon
19-30 Postquam reversus est dominus meus rex
24-10 Postquam numeratus est populus
3 Reg. 3-18 Tertia a. die postquam ego peperi, peperit
9-10 Expletis a. annis vig. postquam ædificaverat
18-29 Postquam autem transiit meridies
20-26 Igitur postquam annus transierat
4 Reg. 1- 1 Postquam mortuus est Achab
14-17 Postquam mortuus est Joas, filius Joachaz
-22 Postquam dormivit rex cum patribus suis
1 Par. 8- 8 Postquam dimisit Husim et Bara uxores suas
2 Par. 8- 1 Postquam ædificavit Salomon domum Do.
9- 3 Quæ postquam vidit, sapientiam scil. Salom.
24-17 Postquam autem obiit Joïada
25-25 Postquam mortuus est Joas filius Joachaz
-27 Qui postquam recessit a Domino
26- 2 Postquam dormivit rex cum patribus suis
29-19 Postquam prævaricatus est
32- 9 Quæ postquam gesta sunt, misit Sennach.
33-12 Qui postquam coangustatus est
34- 3 Duodecimo anno postquam regnare cœperat
35-20 Postquam instauraverat Josias templum
1 Esdr. 5-12 Postquam a. ad iracundiam provocaverunt
9- 1 Postquam autem hæc completa sunt
2 Esdr. 7- 1 Postquam autem ædificatus est murus
Tobiæ. 7- 9 Postquam aut. locuti sunt, præcepit Raguël
8- 1 Postquam vero cœnaverunt, introduxerunt
14- 1 Et postquam illuminatus est Tobias, vixit
Esth. 2- 1 Postquam regis Assueri indignatio deferbuerat
5- 6 Postquam vinum biberat abundanter
7- 2 Dixitque ei rex... postquam vino incaluerat
Job. 42- 7 Postquam a. locutus est Dominus verba hæc
Psal. 126- 2 Surgite postquam sederitis, qui manducatis
Prov. 30-32 Postquam elevatus est in sublime
Prolog. Eccli. Postquam se amplius dedit ad diligentiam lectionis legis

Prolog.Eccli. Postquam perveni in Ægyptum
Eccli. 32-23 Etiam postquam fecit cum eo sine consilio
Isai. 29- 8 Et postquam fuerit expergefactus
Jerem. 24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor rex
28-12 Postquam confregit Hananias propheta catenam
29- 2 Postquam egressus est Jechonias rex
31-19 Postquam enim convertisti me
Et postquam ostendisti mihi, percussi femur
32-16 Postquam tradidi librum possessionis
34- 8 Postquam percussit rex Sedecias fœdus
36-27 Postquam combusserat rex volumen
40- 1 Postquam dimissus est a Nabuzardan magistro militiæ
41- 4 Secundo a. die postquam occiderat Godol.
-16 Postquam percussit Godoliam fil. Ahicam
Præf. Thren. Postquam in captivitatem redactus est Israël
Ezech. 2- 2 Postquam locutus est mihi
16-28 Et postquam fornicata es, nec sic es satiata
40- 1 Quarto dec. anno postquam percussa est civ.
44-26 Et postquam fuerit emundatus
46-12 Claudeturque porta postquam exierit
47- 9 Postquam venerint illuc aquæ istæ
Dan. 4-23 Postquam cognoveris potestatem esse cœlestem
13-27 Postquam autem senes locuti sunt
14-13 Factum est igitur postquam egressi sunt illi
Amos. 4-12 Postquam autem hæc fecero tibi
1 Mac. 1- 1 Postquam percussit Alexander Philippi Macedo
-21 Antiochus postquam percussit Ægyptum
Matth. 26-32 Postquam autem resurrexero præcedam vos
27-31 Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum
-35 Postquam a. crucifixerunt eum, diviserunt
Marc. 1-14 Postquam a. traditus est Joannes venit Jesus
14-28 Sed postquam resurrexero, præcedam vos
15-20 Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum
16-19 Postquam locutus est eis, assumptus est
Luc. 2-21 Et postquam consummati sunt dies octo
-22 Postquam impleti sunt dies purgationis ejus
12- 5 Timete eum qui, postquam occiderit, habet
15-14 Et postquam omnia consummasset, facta est
-30 Sed postquam filius tuus hic... venit
18-33 Et postquam flagellaverint, occident eum
22-20 Similiter et calicem, postquam cœnavit
23-33 Et postquam venerunt in locum, qui vocatur
Joan. 13-12 Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit
Act. 7- 4 Postquam mortuus est pater ejus, transtulit
10-41 Et bibimus cum illo, postquam resurrexit a mortuis
15-13 Et postquam tacuerunt, respondit Jacobus
19-21 Postquam fuero ibi, oportet me et Romam videre
20- 1 Postquam autem cessavit tumultus
22-29 Postquam rescivit, quia civis Romanus esset
1 Cor. 11-25 Similiter et calicem, postquam cœnavit
Hebr. 10-15 Contestatur autem nos et Spiritus sanctus. Postquam enim dixit
Apoc. 12-13 Postquam vidit draco quod projectus esset
22- 8 Postquam audissem, et vidissem, cecidi ut adorarem

POSTREMO.

Baruc. 6-71 Postremo comeduntur, et erunt opprobrium

POSTULATIO.

Psal. 118-170 Intret postulatio mea in conspectu tuo
1 Tim. 2- 1 Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes

POSTULO.

Gen. 23-15 Terra, quam postulas, quadringentis..valet
-16 Appendit pecuniam, quam Ephron postulaverat
30-31 Sed si feceris quod postulo, iterum pascam
34-12 Augete dotem, et munera postulate
Exod. 3-22 Sed postulabit mulier a vicina sua
11- 2 Ut postulet vir ab amico suo, et mulier a vicina sua
21-30 Dabit pro anima sua quidq. fuerit postulatus
22-14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit
Num. 15-24 Ut cæremoniæ postulant
27- 6 Justam rem postulant filiæ Salphaad : da eis
Deut. 15- 9 Nolens ei quod postulat mutuum commod.
Josue. 19-50 Juxta præceptum Domini, urbem quam postulavit, Thamnath
Judic. 6- 7 Ad Do. postulans auxilium contra Madian.
-40 Fecitque Deus nocte illa ut postulaverat
8- 6 Postulas ut demus exercitui tuo panes
-24 Unam petitionem postulo a vobis : date mihi
-26 Fuit pondus postulatarum inaurium, mille
1 Reg. 1-20 Nomen ejus Samuël : eo quod a Domino postulasset eum
-27 Petitionem meam, quam postulavi eum

3 Reg. 2-22 Quare postulas Abisag Sunamitid. Adoniæ ? Postula ei et regnum : ipse est e. frater
3- 5 Dicens : Postula quod vis ut dem tibi
-10 Quod Salomon postulasset hujuscemodi rem
-11 Dixit Do. Salomoni : Quia postulasti verbum
Postulasti tibi sapientiam ad discernendum
-13 Sed et hæc, quæ non postulasti, dedi tibi
4 Reg. 2- 9 Postula quod vis ut faciam tibi, antequam tollar a te
-10 Qui respondit : Rem difficilem postulasti
1 Par. 18-10 Ut postularet ab eo pacem, et congratularetur
2 Par. 1- 7 Dicens : Postula quod vis, ut dem tibi
-11 Et non postulasti divitias et substantiam
9-12 Quæ postulavit, et multo plura quam attulerat ad eum
28-16 Misit rex Achaz ad regem Assyriorum postulans auxilium
2 Esdr. 2- 4 Ait mihi rex : Pro qua re postulas?
Judith. 8-14 Indulgentiam ej. fusis lacrymis postulemus
Esth. 2-13 Quidquid postulassent ad ornatum pertinens, accipiebant
5- 6 Quid petis, ut detur tibi ? et pro qua re postulas ?
- 8 Ut det mihi quod postulo, et meam impleat petitionem
9-12 Quid ultra postulas, et quid vis ut fieri jub.
Psal. 2- 8 Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditat.
39- 7 Holocaustum et pro peccato non postulasti
Sap. 19-11 Adducti concupiscentia postulaverunt escas
Eccli. 29- 6 Et in tempore redditionis postulabit tempus
51-19 Ante templum postulabam pro illa
Baruc. 6-40 Offerunt illud ad Bel, postulantes ab eo loqui
Dan. 2-49 Daniel autem postulavit a rege, et constituit
Mich. 7- 3 Princeps postulat, et judex in reddendo est
1 Mac. 8- 1 Et acquiescunt ad omnia quæ postulantur
11-28 Postulavit Jonathas a rege, ut immunem faceret Judæam
-66 Postulaverunt ab eo dextras accipere
13-45 Postulantes a Simone dextras sibi dari
2 Mac. 4-19 Didrachmas trecentas...quas postulaverunt
7-10 Linguam postulatus cito protulit, et manus
8-29 Facta obsecratione, misericordem Dominum postulabant
11-17 Tradentes scripta, postulabant ut ea...implerem
-24 Propterea postulare a nobis concedi sibi
12-24 Multis precibus postulabat ut vivus dimitteretur
Matth. 14- 7 Pollicitus est ei dare quodcumque postulasset ab eo
Luc. 1-63 Et postulans pugillarem scripsit, dicens
23-23 Vocibus magn. postulantes ut crucifigeretur
Act. 12-20 Postulabant pacem, eo quod alerentur reg.
13-21 Postulaverunt regem : et dedit illis Deus
19-33 Alexander autem manu silentio postulato
25- 3 Postulantes gratiam adversus eum
-15 Postulantes adversus illum damnationem
Rom. 8-26 Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus
-27 Quia secundum Deum postulat pro sanctis
Colos. 1- 9 Postulantes ut impleamini agnitione volunt.
Jacob. 1- 5 Postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter
- 6 Postulet autem in fide nihil hæsitans
4- 2 Et non habetis, propter quod non postulatis
1 Joan. 5-15 Habemus petitiones, quas postulamus ab eo

POTATIO.

Esth. 1-10 Et post nimiam potationem incaluisset mero
1 Petr. 4- 3 Desideriis, vinolentiis, comessationibus, potationibus

POTATOR.

Prov. 23-20 Noli esse in conviviis potatorum, nec in comessationibus eorum
Matth. 11-19 Ecce homo vorax, et potator vini

POTENS. *Part. et nom.*

Gen. 6- 4 Isti sunt potentes a sæculo viri famosi
10- 8 Genuit Nemrod : ipse cœpit esse potens in terra
26-16 Quoniam potentior nobis factus est valde
49-24 Et dissoluta sunt vincula... per manus potentis Jacob
Exod. 18-21 Provide autem de omni plebe viros potentes
Levit. 19-15 Nec honores vultum potentis
Deut. 10-17 Deus magnus, et potens, et terribilis
Ruth. 2- 1 Erat autem viro Elimelech consanguineus, homo potens
1 Reg. 14-52 Erat a. bellum potens adversum Philisthæos
21- 7 Doëg Idumæus, potentissimus pastorum
26-25 Et quidem faciens facies, et potens poteris
2 Reg. 22-18 Liberavit me ab inimico meo potentissimo
3 Reg. 11-28 Erat autem Jeroboam vir fortis et potens
4 Reg. 15-20 Indixitque Manahem argentum super Israël cunctis potentibus et divitibus

1 Par. 1-10 Genuit Nemrod : iste cœpit esse potens in terra
5-24 Et Odoia, et Jediel, viri fortissimi et potentes
11-12 Eleazar... qui erat inter tres potentes
28- 1 Convocavit... et potentes et robustissimos
29-24 Sed et universi principes et potentes
2 Par. 11-23 Fuit et potentior super omnes filios ejus
28- 7 Occidit Zechri, vir potens ex Ephraïm, Maasiam
1 Esdr. 7-28 Et universis principibus regis potentibus
2 Esdr. 11-14 Et fratres eorum potentes nimis
Et præpositus eor. Zabdiel filius potentium
Judith. 1- 1 Et ipse ædificavit civitatem potentissimam
- 4 Gloriabatur quasi potens in potentia exercit.
5-20 Omnes potentes in Hesebon prostraverunt
-28 Et cum capti fuerint potentes eorum
11- 6 Tu solus bonus et potens es in o. regno ejus
16- 8 Non enim cecidit potens eorum a juvenibus
Job. 22- 8 Potentissimus obtinebas eam
36- 5 Potentes non abjicit, cum et ipse sit potens
41- 3 Non parcam ei, et verbis potentibus
Psal. 23- 8 Dom. fortis et potens : Do. potens in prælio
44- 4 Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime
51- 3 Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate ?
71-12 Quia liberabit pauperem a potente
77-65 Tanquam potens crapulatus a vino
85-14 Et synagoga potentium quæsierunt animam
88- 9 Potens es, Domine, et veritas tua in circ. tuo
-20 Et dixisti : Posui adjutorium in potente
102-20 Potentes virtute, facientes verbum illius
111- 2 Potens in terra erit semen ejus
119- 4 Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus
126- 4 Sicut sagittæ in manu potentis : ita filii
135-12 In manu potenti, et brachio excelso
Prov. 8-16 Per me... et potentes decernunt justitiam
18-18 Sors, et inter potentes quoque dijudicat
19- 6 Multi colunt personam potentis, et amici
Eccle. 8- 1 Et potentissimus faciem illius commutabit
Sap. 5-24 Et malignitas evertet sedes potentium
6- 7 Potentes a. potenter tormenta patientur
8-11 Et in conspectu potentium admirabilis ero
10-12 Et sciret quoniam omnium potentior est sapientia
14- 4 Quoniam potens es ex omnibus salvare
Eccli. 1- 8 Creator omnipotens, et rex potens
4-32 Noli resistere contra faciem potentis
7- 6 Ne forte extimescas faciem potentis
8- 1 Non litiges cum homine potente
10- 3 Et civitates inhabitabuntur per sensum potentium
-27 Magnus, et judex, et potens est in honore
11- 6 Multi potentes oppressi sunt valide
12- 6 Prohibe panes illi dari, ne in ipsis potentior te sit
13-12 Advocatus a potentiore, discede
16-12 Potens exoratio, et effundens iram
21- 8 Notus a longe potens lingua audaci
-25 Et homo peritus confundetur a persona potentis
29-18 Super scutum potentis, et super lanceam
-25 Viros potentes gyrans migrare fecit
41-21 Erubescite.. et a præsidente et a potente de mendacio
46- 6 Invocavit Altissimum potentem in oppugn.
- 8 Et secutus est a tergo potentis
Isai. 5-22 Væ qui potentes estis ad bibendum vinum
10-13 Et detraxi quasi potens in sublimi residentes
34- 7 Et descendent... et tauri cum potentibus
Jerem. 26-21 Et audivit rex Joakim, et omnes potentes
31-11 Et liberavit eum de manu potentioris
32-18 Fortissime, magne, et potens, Dominus exercituum nomen tibi
Baruc. 1- 4 Et ad aures potentium filiorum regum
- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor..Jechoniam, et principes, et cunctos potentes
6-35 Neque infirmum a potentiori eripiunt
Ezech. 7-24 Et quiescere faciam superbiam potentium
32-21 Loquentur ei potentissimi robustorum
Dan. 2-10 Sed neque regum quisquam magnus et potens verbum hujuscemodi sciscitatur
3-94 Potentes regis contemplabantur viros illos
7-24 Et ipse potentior erit prioribus
Joel. 1-15 Et quasi vastitas a potente veniet
Amos. 5- 9 Et depopulationem super potentem affert
Habac. 1- 3 Factum est judicium, et contradictio potentior
1 Mac. 3-38 Elegit Lysias...viros potentes ex amicis regis
-58 Ait Judas : Accingimini, et estote filii potentes
4- 3 Et audivit Judas, et surrexit ipse, et potentes, percutere virtutem exercituum regis
-30 Qui contrivisti impetum potentis
5-40 Quia potens poterit adversum nos

Mac. 8- 1 Quia sunt potentes viribus, et acquiescunt
Et quia sunt potentes viribus
9-11 Et primi certaminis omnes potentes
-21 Et dixerunt : Quomodo cecidit potens
10-19 Audivimus de te, quod vir potens sis viribus
2 Mac. 9-25 Considerans de proximo potentes quosque
15- 3 Ille infelix interrogavit, si est potens in cœlo
- 4 Est Dominus vivus ipse in cœlo potens
- 5 At ille ait : Et ego potens sum super terram
Matth. 3- 9 Dico enim vobis quoniam potens est Deus
Luc. 1-49 Quia fecit mihi magna qui potens est
-52 Deposuit potentes de sede, et exaltavit hum.
3- 8 Dico enim vobis, quia potens est Deus
24-19 Potens in opere et sermone coram Deo
Act. 7-22 Et erat potens in verbis et in operibus suis
8-27 Ecce vir Æthiops, eunuchus potens Candacis
18-24 Devenit Ephesum, potens in Scripturis
20-32 Qui potens est ædificare, et dare hæreditat.
25- 5 Qui ergo in vobis (ait) potentes sunt
Rom. 4-21 Quæcumque promisit, potens est et facere
11-23 Potens est enim Deus iterum inserere illos
14- 4 Potens est enim Deus statuere illum
16-25 Qui potens est vos confirmare juxta Evang.
1 Cor. 1-26 Non multi potentes, non multi nobiles
2 Cor. 9- 8 Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis
10- 4 Sed potentia Deo ad destructionem munit.
12-10 Cum enim infirmor, tunc potens sum
13- 3 Non infirmatur, sed potens est in vobis
- 9 Nos infirmi sumus, vos autem potentes estis
Ephes. 3-20 Qui potens est o. facere superabundanter
1 Tim. 6-15 Beatus et solus potens, Rex regum, et Dom.
2 Tim. 1-12 Quia potens est depositum meum servare
Tit. 1- 9 Ut potens sit exhortari in doctrina sana
Hebr. 2-18 Potens est et eis, qui tentantur, auxiliari
11-19 Quia et a mortuis suscitare potens est Deus
1 Petr. 5- 6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei
Judæ. -24 Qui potens est vos conservare sine peccato

POTENTATUS.

Psal. 19- 7 In potentatibus salus dexteræ ejus
89-10 Si autem in potentatibus, octoginta anni
Eccli. 10-11 Omnis potentatus brevis vita

POTENTER.

Sap. 6- 7 Potentes a. potenter tormenta patientur

POTENTIA.

Levit. 25-43 Ne affligas eum per potentiam, sed metuito
-46 Filios Israël ne opprimatis per potentiam
Deut. 21-14 Nec vendere poteris pecunia, nec opprimere per potentiam
Josue. 9- 9 Audivimus enim famam potentiæ ejus
1 Par. 29-11 Tua est, Domine, magnificentia, et potentia
-12 In manu tua virtus et potentia
2 Par. 20- 6 In manu tua est fortitudo, et potentia
Judith. 1- 4 Gloriabatur quasi potens in potentia exercit.
3-13 Quæ potuissent Holof. potentia subjugari
4-13 Confidentem in virtute sua et in potentia s.
5-24 Et subjugati erunt sub jugo potentiæ tuæ
Esth. 1- 4 Ut ostenderet... atque jactantiam potentiæ s.
7- 5 Quis est iste, et cujus potentiæ, ut hæc audeat facere
13- 2 Volui nequaq. abuti potentiæ magnitudine
14- 8 Idolorum potentiæ deputantes
Job. 13-25 Contra folium... ostendis potentiam tuam
Psal. 64- 7 Præparans montes in virtute tua, accinctus potentia
70-15 Introibo in potentias Domini
-18 Donec annuntiem... potentiam tuam
75- 4 Ibi confregit potentias arcuum, scutum
79- 3 Excita potentiam tuam, et veni, ut salvos facias nos
88-14 Tuum brachium cum potentia
105- 2 Quis loquetur potentias Domini?
- 8 Ut notam faceret potentiam suam
144- 4 Et potentiam tuam pronuntiabunt
-11 Et potentiam tuam loquentur
-12 Ut notam faciant filiis homin. potentiam t.
Prov. 3-25 Ne paveas... irruentes tibi potentias impior.
Sap. 9-11 Et custodiet me in sua potentia
10-14 Donec afferret illi sceptrum regni, et potentiam adversus eos
18-22 Nec armaturæ potentia, sed verbo illum qui se vexabat, subjecit
Eccli. 3-21 Quoniam magna potentia Dei solius
15-19 Multa sapientia Dei, et fortis in potentia
34-19 Protector potentiæ, firmamentum virtutis
36- 3 Ut videant potentiam tuam
43-31 Terribilis Dom.. et mirabilis potentia ipsius
46- 8 Ut cognoscant gentes potentiam ejus
47-10 Et dedit illi contra inimicos potentiam
-14 Dejecit omnem potentiam inimicorum
48- 6 Et confregisti facile potentiam ipsorum
-13 Et potentia nemo vicit illum
Eccli. 48-20 Superbus factus est potentia sua
Ezech. 30-18 Et defecerit in ea superbia potentiæ ejus
34- 4 Sed cum austeritate imperabitis eis, et cum potentia
Dan. 3-44 Confundantur in omni potentia tua
7-26 Ut auferatur potentia, et conteratur
11- 4 Neque secundum potentiam illius
2 Mac. 4-50 Propt. eor. qui in potentia erant, avaritiam
15-21 Qui non secundum armorum potentiam
Luc. 1-51 Fecit potentiam in brachio suo
Rom. 9-22 Et notam facere potentiam suam
Ephes. 1-19 Secundum operationem potentiæ virtutis ej.
6-10 Et in potentia virtutis ejus
Colos. 1-11 Secundum potentiam claritatis ejus
Jacob. 2- 6 Nonne divites per potentiam opprimunt vos

POTESTAS.

Gen. 3-16 Et sub viri potestate eris
34-10 Terra in potestate vestra est
39- 9 Nec quidq. est quod non in mea sit potestate
41-35 Et omne frumentum sub Pharaonis potestate condatur
Exod. 21- 8 Populo autem alieno vendendi non habebit potestatem
Levit. 22-13 Omnis alienigena comedendi ex eis non habet potestatem
Deut. 15- 3 Civem et propinquum repetendi non habebis potestatem
3 Reg. 9-19 Et in omni terra potestatis suæ
4 Reg. 20-13 Et in omni potestate sua
22- 7 Sed in potestate habeant, et in fide
2 Par. 8- 6 Et in universa terra potestatis suæ
9-26 Exercuit et. potestatem super cunctos reges
1 Esdr. 5- 9 Quis dedit vobis potestatem ut domum hanc ædificaretis?
7-24 Non habeatis potestatem imponendi sup. eos
Tobiæ. 1-14 Dedit illi potestatem quocumque vellet ire
3-20 Non est e. in hominis potestate consilium t.
6-17 Habet potestatem dæmonium super eos
Esth. 2-14 Nec habebat potestatem ad regem ultra redeundi
9-13 Si regi placet, detur potestas Judæis
14-12 Domine rex deorum, et universæ potestatis
Job. 25- 2 Potestas et terror apud eum est
34-23 Neque enim ultra in hominis potestate est
41-24 Non est super terram potestas, quæ comparetur ei
Psal. 61-12 Duo hæc audivi, quia potestas Dei est
88-10 Tu dominaris potestati maris
89-11 Quis novit potestatem iræ tuæ?
113- 2 Israel potestas ejus
135- 8 Solem in potestatem diei
- 9 Lunam et stellas in potestatem noctis
Prov. 23- 2 Si tamen habes in potestate animam tuam
27-24 Non enim habebis jugiter potestatem
Eccle. 5-18 Potestatemque ei tribuit ut comedat ex eis
6- 2 Nec tribuit ei potestatem Deus ut comedat
8- 4 Et sermo illius potestate plenus est
- 8 Non est in hominis potestate prohibere spiritum, nec habet potestatem in die mortis
10- 4 Si spiritus potestatem habentis ascenderit
Sap. 6- 4 Quon. data est a Domino potestas vobis
16-13 Qui vitæ et mortis habes potestatem
Eccli. 9- 2 Non des mulieri potestatem animæ tuæ
-18 Longe abesto ab homine potestatem habente
10- 4 In manu Dei potestas terræ
17- 3 Et dedit illi potestatem eorum quæ sunt super terram
20- 8 Qui potestatem sibi sumit injuste, odietur
24-15 Et in Jerusalem potestas mea
30-11 Non des illi potestatem in juventute
33-20 Et amico non des potestatem super te
37-30 Si fuer. nequam, non des illi potestatem
44- 3 Dominantes in potestatibus suis
45-21 Et dedit illi in præceptis suis potestatem
47-21 Potestatem habuisti in corpore tuo
Isai. 22-21 Et potestatem tuam dabo in manu ejus
39- 2 Et in omni potestate sua
Jerem. 22-30 Et potestatem habeat ultra in Juda
34- 1 Quæ erant sub potestate manus ejus
-16 Ut essent liberi et suæ potestatis
51-28 Cunctamque terram potestatis ejus
Dan. 2-15 Et interrogavit eum, qui a rege potestatem acceperat
3- 3 Qui erant in potestatibus constituti
-94 Quoniam nihil potestatis habuisset ignis in corporibus eorum
-100 Potestas ejus in generationem et generat.
4-19 Et potestas tua in terminos universæ terræ
-23 Postquam cognoveris potestatem esse cœlestem
-31 Quia potestas ejus potestas sempiterna
5-21 Quod potestatem haberet Altissimus
-29 Quod haberet potestatem tertius in regno s.
6-26 Et potestas ejus usque in æternum
Dan. 7- 6 Cap. erant in bestia, et potestas data est ei
-12 Aliarum q. bestiarum ablata esset potestas
-14 Et dedit ei potestatem et honorem
Potestas ejus, potestas æterna
-27 Regnum a., et potestas, et magnitudo regni
11- 3 Et dominabitur potestate multa
-39 Et dabit eis potestatem in multis
14- 4 Et habet potestatem omnis carnis
-21 Et tradidit Bel in potestatem Danielis
-25 Tu autem, rex, da mihi potestatem
Mich. 4- 8 Et veniet potestas prima, regnum filiæ Israel
Zach. 9-10 Et potestas ejus a mari usque ad mare
1 Mac. 1-14 Dedit illis potestatem ut facerent justitiam
6-11 Et dilectus in potestate mea
8- 3 Et quod in potestatem redegerunt metalla
-11 Et in potestatem redegerunt
10- 6 Dedit ei potestatem congregandi exercitum
- 8 Dedit ei rex potestatem congregandi exerc.
-32 Remitto etiam potestatem arcis, quæ est in Jerusalem
-35 Et nemo habebit potestatem agere aliquid
-38 Et non obediant alii potestati, nisi summi sacerdotis
-70 Tu potestatem adversum nos exerces
11-58 Et dedit ei potestatem bibendi in auro
14- 4 Et placuit illis potestas ejus
2 Mac. 3- 6 Esse autem possibile sub potestate regis cadere universa
-34 Nuntia omnib. magnalia Dei et potestatem
4- 9 Si potestati ejus concederetur gymnasium
-24 Cum magnificasset faciem potestatis ejus
-50 Menelaüs a... permanebat in potestate
7-16 Potestatem inter homines habens
-17 Et videbis magnam potestatem ipsius
9-17 Et prædicaturum Dei potestatem
11- 4 Nusquam recogitans Dei potestatem
12-28 Qui potestate sua vires hostium confringit
13-14 Dans itaque potestatem omnium Deo mundi
Matth. 7-29 Erat e. docens eos sicut potestatem habens
8- 9 Ego homo sum sub potestate constitutus
9- 6 Habet potestatem in terra dimittendi pecc.
- 8 Qui dedit potestatem talem hominibus
10- 1 Dedit illis potestatem spirituum immund.
20-25 Qui majores s. potestatem exercent in eos
21-23 In qua potestate hæc facis?
Et quis tibi dedit hanc potestatem?
-24 Ego vobis dicam in qua potestate hæc facio
-27 Nec ego dico vobis in qua potestate hæc facio
28-18 Data est mihi om. potestas in cœlo et in terra
Marc. 1-22 Erat e. docens eos, quasi potestatem habens
-27 Quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat
2-10 Habet potestatem in terra dimittendi pecc.
3-15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates
6- 7 Dabat illis potestatem spirituum immundor.
10-42 Principes eor. potestatem habent ipsorum
11-28 In qua potestate hæc facis?
Quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias
-29 Et dicam vobis in qua potestate hæc faciam
-33 Neque ego dico vobis in qua potestate hæc faciam
13-34 Dedit servis suis potestatem cujusque operis
Luc. 4- 6 Tibi dabo potestatem hanc universam
-32 Quia in potestate erat sermo ipsius
-36 Quia in potestate et virtute imperat
5-24 Filius hominis habet potestatem in terra
7- 8 Et ego homo sum sub potestate constitutus
9- 1 Dedit illis... potestatem super o. dæmonia
10-19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes
12- 5 Habet potestatem mittere in gehennam
-11 Inducent vos... ad magistratus et potestates
19-17 Eris potestatem habens super decem civitat.
20- 2 Dic nobis, in qua potestate hæc facis?
Quis est, qui dedit tibi hanc potestatem?
- 8 Neque ego dico vobis in qua potestate hæc facio
-20 Ut traderent illum principatui et potestati præsidis
21-27 Venientem in nube cum potestate magna
22-25 Et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur
-53 Hæc est hora vestra, et potestas tenebrar.
23- 7 Quod de Herodis potestate esset
Joan. 1-12 Dedit eis potestatem filios Dei fieri
5-27 Et potestatem dedit ei judicium facere
10-18 Et potestatem habeo ponendi eam
Et potestatem habeo iterum sumendi eam
17- 2 Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis
19-10 Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te
-11 Non haberes potestatem advers. me ullam
Act. 1- 7 Momenta, quæ Pater posuit in sua potestate
3-12 Quasi nostra virtute aut potestate fecerimus
5- 4 Et venumdatum in tua erat potestate

Act. 8-19 Date et mihi hanc potestatem
9-14 Hic habet potestatem a principibus sacerd.
26-10 A principibus sacerdotum potestate accepta
-12 Cum potestate et permissu princip. sacerd.
-18 Convertantur..de potestate Satanæ ad Deum
Rom. 9-21 An non habet potestatem figulus luti?
13- 1 Om. anima potestatibus sublimioribus subdita sit : non est enim potestas nisi a Deo
- 2 Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit
- 3 Vis autem non timere potestatem?
1 Cor. 6-12 Sed ego sub nullius redigar potestate
7- 4 Mulier sui corporis potestatem non habet
-37 Potestatem autem habens suæ voluntatis
9- 4 Numquid non habemus potestatem manducandi?
- 5 Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi?
- 6 Non habemus potestatem hoc operandi?
-12 Si alii potestatis vestræ participes sunt
Sed non usi sumus hac potestate
-18 Ut non abutar potestate mea in Evangelio
11-10 Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter Angelos
2 Cor. 10- 8 Si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra
13-10 Secundum potestatem quam Do. dedit mihi
Ephes. 2- 2 Secundum principem potestatis aëris hujus
Colos. 1-13 Qui eripuit nos de potestate tenebrarum
2-10 Qui est caput om. principatus et potestatis
2 Thes. 3- 9 Non quasi non habuerimus potestatem
Tit. 3- 1 Principibus et potestatibus subditos esse
Hebr. 13-10 Altare, de quo edere non habent potestatem
Judæ. -25 Imperium et potestas, ante omne sæculum
Apoc. 2-26 Dabo illi potestatem super gentes
5-13 Et honor et gloria et potestas in sæcula sæc.
6- 8 Data est illi potestas super quatuor partes
9- 3 Exierunt locustæ in terram; et data est illis potestas
Sicut habent potestatem scorpiones terræ
-10 Potestas earum nocere hominibus
-19 Potestas enim equorum in ore eorum est
11- 6 Hi habent potestatem claudendi cœlum
12-10 Regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus
13- 2 Dedit illi draco virtutem s. et potestatem
- 4 Adoraverunt draconem, qui dedit potestatem bestiæ
- 5 Data est ei potestas facere menses quadrag.
- 7 Data est illi potestas in omnem tribum
-12 Potestatem prioris bestiæ omnem faciebat
14-18 Qui habebat potestatem supra ignem
16- 9 Blasphemaverunt nomen Dei habentis potestatem super has plagas
17-12 Sed potestatem tanquam reges una hora accipient post bestiam
-13 Virtutem et potestatem suam bestiæ tradent
18- 1 Descendentem de cœlo, habentem potestatem magnam
20- 6 In his secunda mors non habet potestatem
22-14 In sanguine Agni : ut sit potestas eorum in ligno vitæ

POTESTAS *et* POTESTATES.

Pro choro Angelorum tam bonorum quam illorum qui ceciderunt.

1 Cor. 15-24 Cum evacuaverit omnem Principatum et Potestatem
Ephes. 1-21 Supra omnem Principatum et Potestatem
3-10 Ut innotescat Principatibus et Potestatibus
6-12 Sed adversus Principes et Potestates
Colos. 1-16 Sive Dominationes, sive Principatus, sive Potestates
2-15 Expolians Principatus et Potestates, traduxit
1 Petr. 3-22 Subjectis sibi Angelis, et Potestatibus, et Virtutibus

POTIO.

Num. 6- 3 Acetum ex vino, et ex qualibet alia potione
Isai. 24- 9 Bibent vinum : amara erit potio bibentibus

POTIOR. *Verbum.*

Gen. 29-30 Tandemque potitus optatis nuptiis

POTIOR, US. *Comparat.*

Eccli. 20-27 Potior fur quam assiduitas viri mendacis
2 Mac. 7-14 Potius est ab hominibus morti datos
Philip. 1-10 Ut probetis potiora, ut sitis sinceri

POTIUS *et* POTISSIMUM.

Levit. 7-18 Quin potius quæcumque anima tali se edulio
Num. 21-23 Quin potius exercitu congregato, egressus est
Deut. 7- 5 Quin potius hæc facietis eis : Aras eorum subvertite
Josue. 24-15 Cui servire potissimum debeatis, utrum diis
1 Reg. 15-22 Et non potius ut obediatur voci Domini
24-12 Quin potius, pater mi, vide et cognosce
2 Reg. 6-21 Qui elegit me potius quam patrem tuum
13-13 Quin potius loquere ad regem, et non negabit
4 Reg. 18-27 Non potius ad viros, qui sedent super murum
2 Esdr. 5-11 Quin potius et centesimam pecuniæ, frum.
-16 Quin potius in opere muri ædificavi
Judith. 7- 7 Ad refocillandum potius quam ad potandum
8-12 Potius qui iram excitet, et furorem accendat
Job. 4- 8 Quin potius vide eos, qui operantur iniquit.
Eccli. 28-25 Et utilis potius infernus quam illa
Isai. 27- 5 An potius tenebit fortitudinem meam?
34-12 Regem potius invocabunt, et omn. principes
36-12 Et non potius ad viros, qui sedent in muro
Jerem. 6-15 Quin potius confusione non sunt confusi
Mich. 2-11 Utinam... mendacium potius loquerer!
2 Mac. 14-42 Eligens nobiliter mori potius, quam subditus fieri
Matth. 10- 6 Sed potius ite ad oves, quæ perierunt
-28 Sed potius timete eum, qui potest et animam
25- 9 Ite potius ad vendentes, et emite vobis
Act. 4-19 Vos potius audire quam Deum, judicate
Rom. 1-25 Et servierunt creaturæ potius quam Creatori
1 Cor. 9-12 Alii.. participes sunt : quare non potius nos?

POTO.

3 Reg. 10-21 Omnia vasa, quibus potabat rex Salomon
Judith. 7- 7 Ad refocillandum potius quam ad potandum
Psal. 35- 9 Et torrente voluptatis tuæ potabis eos
49-13 Aut sanguinem hircorum potabo?
59- 5 Potasti nos vino compunctionis
68-22 Et in siti mea potaverunt me aceto
103-11 Potabunt omnes bestiæ agri : expectabunt
Cant. 7- 9 Vinum optimum, dignum dilecto meo ad potandum
Eccli. 15- 3 Aqua sapientiæ salutaris potabit illum
29-32 Et potabit ingratos, et ad hæc amara audiet
31-31 Sic vinum corda superborum arguet in ebrietate potatum
-36 Exultatio... vinum moderate potatum
-38 Vinum multum potatum, irritationem..facit
-39 Amaritudo animæ vinum multum potatum
Isai. 5-11 Et potandum usque ad vesperam, ut vino æstuetis
49-10 Reget eos, et ad fontes aquarum potabit eos
51-17 Ad fundum...bibisti, et potasti usq. ad fæces
Jerem. 23-15 Cibabo eos absynthio, et potabo eos felle
Nahum. 1-10 Sic convivium eorum pariter potantium
Habac. 2- 5 Quomodo vinum potantem decipit : sic erit
1 Cor. 12-13 Et omnes in uno Spiritu potati sumus
Apoc. 14- 8 A vino iræ fornicationis suæ potavit omnes

POTUS.

Gen. 24-14 Bibe, quin et camelis tuis dabo potum
-18 Deposuit hydriam... et dedit ei potum
-46 Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum
26-30 Fecit ergo eis convivium, et post cibum et potum
29- 7 Date ante potum ovibus, et sic eas ad pastum
Exod. 2-19 Hausit aquam nobiscum, potumque dedit ovibus
32-20 Dedit ex eo potum filiis Israël
Num. 5-26 Et sic potum det mulieri aquas amarissimas
Judic. 19-22 Cibo et potu reficientibus corpora, venerunt viri
Ruth. 3- 3 Non te videat homo, donec esum potumque finierit
2 Reg. 19-35 Aut delectare potest servum tuum cibus et potus?
23-15 O si quis mihi daret potum aquæ de cist.
2 Par. 28-15 Et calceassent, et refecissent cibo ac potu
1 Esdr. 3- 7 Cibum quoque, et potum, et oleum
Tobiæ. 12-19 Sed ego cibo invisibili, et potu, qui ab hominibus videri non potest, utor
Psal. 79- 6 Potum dabis nobis in lacrymis in mensura
101-10 Et potum meum cum fletu miscebam
Prov. 23-21 Quia vacantes potibus, et dantes symbola
Sap. 11- 5 Pœnas passi sunt inimici illorum a defectione potus sui
Eccli. 31-37 Sanitas est animæ et corporis sobrius potus
Isai. 32- 6 Vacuam faciat animam esurientis, et potum sitienti auferat
43-20 Ut darem potum populo meo, electo meo
Jerem. 8-14 Silere nos fecit, et potum dedit nobis aquam fellis
9-15 Et potum dabo eis aquam fellis
16- 7 Non dab. eis potus calicis ad consolandum
51-39 In calore eorum ponam potus eorum
Dan. 1- 8 De mensa regis, neque de vino potus ejus
-10 Regem, qui constituit vobis cibum et potum
-16 Malasar tollebat cibaria et vinum potus eor.
Osee. 2- 5 Linum meum, oleum meum, et potum m.
Habac. 2-15 Væ qui potum dat amico suo mittens fels.
Matth. 10-42 Quicumq. potum dederit uni ex minimis istis
25-37 Sitientem, et dedimus tibi potum?
-42 Sitivi, et non dedistis mihi potum
Marc. 9-40 Quisquis e. potum dederit vob. calicem aquæ
Marc. 15-36 Circumponensque calamo, potum dabat ei
Joan. 6-56 Et sanguis meus vere est potus
Rom. 12-20 Ciba illum : si sitit, potum da illi
14-17 Non est enim regnum Dei, esca et potus
1 Cor. 3- 2 Lac vobis potum dedi, non escam
10- 4 Omnes eumdem potum spiritalem biberunt
Colos. 2-16 Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu
Hebr. 9- 9 Servientem, solummodo in cibis et in potibus

PRÆ.

Gen. 29-20 Et videbantur illi pauci dies præ amoris magnitudine
32-12 Quæ præ multitudine numerari non potest
Deinceps omittitur.

PRÆBEO.

Gen. 24-17 Mihi ad bibendum præbe de hydria tua
47-12 Et alebat eos... præbens cibaria singulis
-19 Præbe semina, ne pereunte cultore redigatur terra in solitudinem
-22 Statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur
49-20 Pinguis panis ej., et præbebit delicias regib.
Exod. 5-21 Et præbuistis ei gladium, ut occideret nos
35-22 Viri cum mulieribus præbuerunt armillas
Levit. 25- 7 Omnia quæ nascuntur, præbebunt cibum
26-20 Nec arbores poma præbebunt
Deut. 8-18 Quod ipse vires tibi præbuerit, ut impleret
Judic. 11-17 Qui et ipse transitum præbere contempsit
12- 2 Vocavitq. vos, ut præberetis mihi auxilium
19-20 Ego præbebo omnia quæ necessaria sunt
-21 Et pabulum asinis præbuit
Ruth. 2-20 Gratiam, quam præbuerat vivis, servavit
2 Reg. 1-24 Qui præbebat ornamenta aurea cultui vest.
10-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra
19-32 Et ipse præbuit alimenta regi
20- 3 Tradidit eas in custod., alimenta eis præbens
3 Reg. 4- 7 Qui præbebant annonam regi et domui ejus
-27 Cum ingenti cura præbebant in tempore suo
5- 9 Præbebisque necessaria mihi, ut detur cibus
-11 Salomon aut. præbebat Hiram, coros tritici
9-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna
10-27 Et cedrorum præbuit multitudinem
1 Par. 5-20 Præbuerunt eis auxilium
12-21 Hi præbuerunt auxilium David adversus latrunculos
18- 5 Ut auxilium præberet Adarezer regi Soba
19-19 Noluitq. ultra Syria auxilium præbere filiis
21-23 Omnia libens præbebo
22-19 Præbete igitur corda vestra et animas vestras
2 Par. 1-15 Præbuitque rex argentum et aurum in Jerus.
9-27 Tantamque copiam præbuit argenti in Jer.
11-23 Præbuitque eis escas plurimas, et multas petivit uxores
16- 9 Et præbent fortitudinem his, qui corde perfecto credunt in eum
19- 2 Ait ad eum : Impio præbes auxilium
20-30 Et præbuit ei Deus pacem per circuitum
25-21 Et mutuos sibi præbuere conspectus
27- 5 Hæc ei præbuerunt filii Ammon, in anno
29- 6 Averterunt facies... et præbuerunt dorsum
30-24 Ezechias..præbuerat multitudini mille taur.
31-18 Fideliter cibi, de his quæ sanctificata fuerant, præbebantur
Tobiæ. 1-20 Esurientes alebat, nudisque vestimenta præbebat
3-17 Neque cum his, qui in levitate ambulant, participem me præbui
Job. 6-28 Præbete aurem, et videte an mentiar
39-19 Numquid præbebis equo fortitudinem?
Prov. 23-26 Præbe, fili mi, cor tuum mihi
Sap. 6- 3 Præbete aures, vos qui continetis multitud.
17- 5 Et ignis quidem nulla vis poterat illis lumen præbere
Eccli. 1-10 Et præbuit illam diligentibus se
-33 Et Deus præbebit illam tibi
46-22 Testimonium præbuit in conspectu Dom.
Isai. 36- 8 Nec poteris ex te præbere ascensores eorum
43-23 Nec laborem tibi præbui in thure
-24 Præbuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis
57-14 Et dicam : Viam facite, præbete iter
Ezech. 23-12 Ad filios Assyriorum præbuit impudenter
2 Mac. 7-24 Et res necessarias ei præbiturum
Matth. 5-39 Si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi et alteram
Luc. 6-29 Qui te percutit in maxillam, præbe et alter.
Act. 1- 3 Quibus et præbuit se ipsum vivum
17-31 Fidem præbens omnibus, suscitans eum
1 Cor. 7-35 Quod facultatem præbeat sine impedimento
Tit. 2- 7 In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum

PRÆBITIO.

2 Mac. 4-14 Festinarent participes fieri palæstræ, et præbitionis ejus injustæ

PRÆCAVEO.

Josue. 23-11 Diligentissime præcavete, ut diligatis Dom.
Eccle. 7-15 In die bona fruere bonis, et malam diem præcave

PRÆCEDO.

Gen. 32-20 Placabo illum muneribus quæ præcedunt
-21 Præcesserunt itaque munera ante eum
33-14 Præcedat dominus meus ante servum suum
41-40 Uno tantum regni solio te præcedam
Exod. 13-21 Do.a. præcedebat eos ad ostendendam viam
14- 9 Cumque persequerentur Ægyptii vestigia præcedentium
-19 Angelus Dei qui præcedebat castra Israël
23-20 Ego mittam Angelum meum, qui præcedat te
-23 Præcedetque te Angelus meus
32- 1 Surge, fac nobis deos, qui nos præcedant
-23 Fac nobis deos, qui nos præcedant
-34 Angelus meus præcedet te
33-14 Facies m. præcedet te, et requiem dabo tibi
-15 Si non tu ipse præcedas, ne educas nos
Num. 10-33 Arcaque fœderis Domini præcedebat eos
14-14 In columna nubis præcedas eos per diem
Deut. 1-33 Qui præcessit vos in via
3-18 Præcedite fratres vestros filios Israël
-28 Quia ipse præcedet populum istum
4-37 Eduxitq. te præcedens in virtute sua magna
10-11 Vade, et præcede populum, ut ingrediatur
Josue. 3- 3 Vos q. consurgite, et sequimini præcedentes
- 6 Tollite arcam fœderis, et præcedite populum
4-12 Armati præcedebant filios Israël
6- 4 Et præcedant arcam fœderis
- 7 Circuite civitatem, armati, præcedentes arcam Domini
- 9 Omnisque præcederet armatus exercitus
-13 Præcedebantque arcam Domini ambulantes
1 Reg. 25-19 Dixitque pueris suis : Præcedite me
2 Reg. 6- 4 Custodiens arcam Dei Ahio præcedebat
15- 1 Et quinquaginta viros qui præcederent eum
-18 Pugnatores validi... præcedebant regem
3 Reg. 4-30 Præcedebat sapientia Salomonis sapientiam
4 Reg. 4-31 Giezi autem præcesserat ante eos
Tobiæ. 11- 3 Si placet itaque tibi, præcedamus
Job. 41-13 Et faciem ejus præcedit egestas
Psal. 88-15 Misericordia et veritas præcedent faciem t.
96- 3 Ignis ante ipsum præcedet, et inflammabit
Prov. 4-25 Et palpebræ tuæ præcedant gressus tuos
15-33 Et gloriam præcedit humilitas
16-18 Contritionem præcedit superbia
Eccle. 1-10 Jam enim præcessit in sæculis, quæ fuerunt
-16 Præcessi om. sapientia, qui fuerunt ante me
2-13 Vidi quod... præcederet sapientia stultitiam
Eccli. 1- 3 Sapientiam Dei præcedentem omnia quis investigavit ?
37-20 Ante om. opera verbum verax præcedat te
Isai. 52-12 Præcedet enim vos Dominus, et congregabit
2 Mac. 11- 8 Jerosolymis apparuit præcedens eos eques
Matth. 14-22 Compulit Jesus...præcedere eum trans fret.
21- 9 Turbæ autem quæ præcedebant, et quæ sequebantur
-31 Et meretrices præcedent vos in regnum Dei
26-32 Præcedam vos in Galilæam
28- 7 Et ecce præcedit vos in Galilæam
Marc. 6-45 Coegit Discipulos suos..ut præcederent eum trans fretum ad Bethsaidam
10-32 Et præcedebat illos Jesus, et stupebant
14-28 Postquam resurrexero, præcedam vos
16- 7 Quia præcedit vos in Galilæam
Luc. 1-17 Et ipse præcedet ante illum in spiritu
19-28 Et his dictis, præcedebat ascendens Jerosol.
Act. 7-40 Fac nobis deos, qui præcedant nos
20- 5 Hi cum præcessissent, sustinuerunt nos
Rom. 3-25 Propter remissionem præcedentium delict.
13-12 Nox præcessit, dies autem appropinquavit
15-23 Ex multis jam præcedentibus annis
1 Tim. 1-18 Secundum præcedentes in te prophetias
5-24 Peccata manifesta sunt, præcedentia ad jud.
Hebr. 7-18 Reprobatio quidem fit præcedentis mandati

PRÆCELLO.

Esth. 13- 3 Qui sapientia et fide cæteros præcellebat
Eccli. 33-23 In omnibus operibus tuis præcellens esto
Rom. 3- 9 Quid ergo ? præcellimus eos
1 Petr. 2-13 Sive regi, quasi præcellenti

PRÆCEPS.

Deut. 22- 8 Et sis reus labente alio, et in præceps ruente
Judic. 5-15 Qui quasi in præceps ac barathrum se discrimini dedit
-22 Per præceps ruentibus fortissimis hostium
4 Reg. 9-20 Incessus Jehu... præceps enim graditur
2 Par. 25-12 Præcipitaveruntq. eos de summo in præceps
Judith. 15- 4 Non adunati, in fugam ibant præcipites
Eccli. 30- 8 Et filius remissus evadet præceps
Mich. 1- 4 Et sicut aquæ, quæ decurrunt in præceps
2 Mac. 13- 5 Hæc prospectum habebat in præceps
Matth. 8-32 Impetu abiit tot. grex per præceps in mare
Luc. 8-33 Et impetu abiit grex per præceps in stagnum

PRÆCEPTOR.

Prov. 6- 7 Cum non habeat ducem, nec præceptorem
Isai. 30-20 Et erunt oculi tui videntes præceptorem t.
55- 4 Dedi eum ducem ac præceptorem gentibus
Luc. 5- 5 Præceptor, per totam noctem laborantes
8-24 Dicentes : Præceptor, perimus
-45 Præceptor, turbæ te comprimunt
9-33 Præceptor, bonum est nos hic esse
-49 Præceptor, vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
17-13 Dicentes : Jesu præceptor, miserere nostri
21- 7 Dicentes : Præceptor, quando hæc erunt ?

PRÆCEPTUM.

Gen. 26- 5 Et custodierit præcepta et mandata mea
Exod. 1-17 Non fecerunt juxta præceptum regis Æg.
15-25 Ibi constituit ei præcepta atque judicia
-26 Custodierisque omnia præcepta illius
18-16 Et ostendam præcepta Dei et leges ejus
-23 Et præcepta ejus poteris sustentare
20- 6 Et custodiunt præcepta mea
38-21 Enumerata sunt juxta præceptum Moysi
40-23 Locatis... lucernis, juxta præceptum Dom.
Levit. 10- 7 Qui fecerunt omnia juxta præceptum Moysi
- 9 Quia præceptum sempiternum est in generationes vestras
18- 4 Facietis judicia mea, et præcepta mea servabitis
19-37 Custodite omnia præcepta mea
20- 8 Custodite præcepta mea, et facite ea
22- 9 Custodiant præcepta mea ut non subjaceant
23-14 Præceptum est sempiternum in generation.
25-18 Facite præcepta mea, et judicia custodite
26- 3 Si in præceptis meis ambulaveritis
-45 Hæc sunt judicia atque præcepta et leges
27-34 Hæc sunt præcepta, quæ mandavit Dominus
Num. 3-39 Quos numeraver... juxta præceptum Dom.
9-14 Præceptum idem erit apud vos tam advenæ quam indigenæ
15-15 Unum præceptum erit atque judicium
-31 Et præceptum illius fecit irritum
-40 Sed magis memores præceptorum Domini
18- 3 Excubabuntque Levitæ ad præcepta tua
19-21 Erit hoc præceptum legitimum sempitern.
27-20 Et dabis ei præcepta cunctis videntibus
31-21 Hoc est præceptum legis, quod mandavit Dominus Moysi
Deut. 4- 1 Nunc, Israël, audi præcepta et judicia
- 5 Quod docuerim vos præcepta atque justitias
- 6 Ut audientes universa præcepta hæc, dicant
-40 Custodi præcepta ejus atque mandata
5-10 Et custodientibus præcepta mea
6- 1 Hæc sunt præcepta et cæremoniæ
- 2 Et custodias omnia mandata et præcepta
-17 Custodi præcepta Domini Dei tui
-25 Et fecerimus omnia præcepta ejus
7- 9 Et his qui custodiunt præcepta ejus
-11 Custodi ergo præcepta et cæremonias
11- 1 Et observa præcepta ejus et cæremonias
12- 1 Hæc sunt præcepta atque judicia
13-18 Custodiens omnia præcepta ejus
26-18 Et custodias omnia præcepta illius
28- 2 Si tamen præcepta ejus audieris
30-10 Et custodieris præcepta ejus et cæremonias
Josue. 7- 2 Qui præcepta complentes exploraverunt Haï
19-50 Juxta præceptum Domini
24-24 Et obedientes erimus præceptis ejus
-25 Et proposuit populo præcepta atque judicia
1 Reg. 21- 2 Et cujusmodi præcepta tibi dederim
2 Reg. 16-11 Ut maledicat juxta præceptum Domini
22-23 Et præcepta ejus non amovi a me
3 Reg. 2- 3 Ut custodias cæremonias ej. et præcepta ej.
-43 Et præceptum quod præceperam tibi ?
3- 3 Ambulans in præceptis David patris sui
-14 Custodieris præcepta mea et mandata mea
6-12 Si ambulaveris in præceptis meis
11-11 Et præcepta mea quæ mandavi tibi
-33 Ut faceret justitiam... et præcepta mea
-34 Custodivit mandata mea et præcepta mea
-38 Custodiens mandata mea et præcepta mea
18-36 Et juxta præceptum t. feci om. verba hæc
4 Reg. 17-13 Et custodite præcepta mea et cæremonias
-16 Dereliquerunt om. præcepta Domini Dei s.
18-36 Siquidem præceptum regis acceperent
23- 3 Et custodirent præcepta ejus et testimonia
-35 Ut conferretur juxta præceptum Pharaonis
1 Par. 16-17 Constituit illud Jacob in præceptum
23-27 Juxta præcepta quoque David novissima
28- 7 Si perseveraverit facere præcepta mea
-21 Et noverunt... facere omnia præcepta tua
2 Par. 7-19 Si dereliqueritis justitias meas et præcepta
8-13 Offerretur in eo juxta præceptum Moysi
13-11 Thymiama juxta legis præcepta confectum Nos quippe custodimus præcepta Domini
17- 4 Et perrexit in præceptis illius
24-20 Quare transgredimini præceptum Domini ?
29-25 Siquidem Domini præceptum fuit
30-12 Ut facerent juxta præceptum regis
34-31 Et custodiret præcepta et testimonia
35-15 Juxta præceptum David et Asaph
-16 Juxta præceptum regis Josiæ
1 Esdr. 3- 4 Feceruntq. solemnit. secundum præceptum
7-10 Et faceret et doceret in Israel præceptum
-11 Scribæ erudito in sermonibus et præceptis
10- 3 Et eorum qui timent præceptum Domini
2 Esdr. 1- 9 Et custodiatis præcepta mea
9-13 Dedisti eis... cæremonias et præcepta bona
10-32 Et statuemus super nos præcepta
11-23 Præceptum quippe regis super eos erat
12-24 Et confiterentur juxta præceptum David
-44 Et janitores juxta præceptum David
Tobiæ. 3- 4 Quoniam non obedivimus præceptis tuis
- 5 Quia non egimus secundum præcepta tua
4- 6 Prætermittas præcepta Domini Dei nostri
Job. 39-27 Numquid ad præceptum tuum elevabitur aquila ?
Psal. 2- 6 Prædicans præceptum ejus
7- 7 Et exurge... in præcepto quod mandasti
18- 9 Præceptum Domini lucidum, illuminans oculos
80- 5 Quia præceptum in Israël est
93-20 Qui fingis laborem in præcepto
98- 7 Custodiebant... præceptum quod dedit illis
104-10 Et statuit illud Jacob in præceptum
148- 6 Præceptum posuit, et non præteribit
Prov. 3- 1 Et præcepta mea cor tuum custodiat
4- 4 Custodi præcepta mea, et vives
6-20 Conserva, fili mi, præcepta patris tui
7- 1 Et præcepta mea reconde tibi
10- 8 Sapiens corde præcepta suscipit
13-13 Qui a. timet præceptum, in pace versabitur
Eccle. 8- 2 Os regis observo et præcepta juramenti Dei
- 5 Qui custodit præceptum, non experietur quidquam mali
Sap. 9- 9 Sciebat... et quid directum in præceptis t.
19- 6 Deserviens tuis præceptis
Eccli. 6-37 Cogitatum tuum habe in præceptis Dei
9-23 Omnis enarratio tua in præceptis Altissimi
15-15 Adjecit mandata et præcepta sua
22-23 Sic et qui in præceptis Dei permanet semper
24-33 Legem mandavit Moyses in præceptis just.
29-14 Pone thesaurum t. in præceptis Altissimi
33- 8 Facto sole, et præceptum custodiente
39-23 Quoniam in præcepto ipsius placor fit
45- 6 Et dedit illi coram præcepta et legem vitæ
-21 Et dedit illi in præceptis suis potestatem
48- 2 Non e. poterant sustinere præcepta Domini
Isai. 11-14 Idumæa et Moab præceptum manus eorum
Jerem. 5-22 Præceptum sempitern. quod non præteribit
35-14 Quia obedierunt præcepto patris sui
-16 Firmaverunt... præceptum patris sui
-18 Pro eo quod obedistis præcepto Jonadab
40-10 Ut respondeam præcepto Chaldæorum
44-10 Et non ambulaverunt... in præceptis meis
-23 Et in præceptis et in testimoniis ejus non ambulaveritis
Baruc. 2-10 Ut iremus in præceptis Domini
Ezech. 5- 6 Contempsit judicia mea... et præcepta mea Et in præceptis meis non ambulaverunt
- 7 Et in præceptis meis non ambulastis
11-12 Quia in præceptis meis non ambulastis
-20 Ut in præceptis meis ambulent
18- 9 In præceptis meis ambulaverit
-17 In præceptis meis ambulaverit
-19 Omnia præcepta m. custodivit, et fecit illa
-21 Et custodierit omnia præcepta mea
20-11 Et dedi eis præcepta mea
-13 In præceptis meis non ambulaverunt
-16 In præceptis meis non ambulaverunt
-18 In præceptis patrum vestr. nolite incedere
-19 Ego Do. D. vester: in præceptis m. ambulate
-21 In præceptis meis non ambulaverunt
-24 Et præcepta mea reprobassent
-25 Ergo et ego dedi eis præcepta non bona
36-27 Et faciam ut in præceptis meis ambuletis
38- 7 Et esto eis in præceptum
43-11 Et universa præcepta ejus... ostende eis Ut custodiant..præcepta illius, et faciant ea
44- 8 Et non servastis præcepta sanctuarii mei
-24 Leges meas et præcepta mea... custodient
Dan. 3-30 Et præcepta tua non audivimus
Mich. 6-16 Et custodisti præcepta Amri
Malac. 3-14 Quia custodivimus præcepta ejus
4- 4 Quam mandavi ei in Horeb ad omnem Israël, præcepta et judicia

1 Mac. 2-68 Et intendite in præceptum legis
6-23 Nos decrevimus.. ambulare in præceptis ej.
10-14 Qui reliquerant legem et præcepta Dei
2 Mac. 1- 4 Adaperiat cor vestrum in lege sua et in præceptis suis
2- 2 Ne obliviscerentur præcepta Domini
7-30 Non obedio præcepto regis, sed præcepto legis
10- 8 Et decreverunt communi præcepto
14-29 Opportunitatem observabat qua præceptum perficeret
Marc. 7- 7 Docentes doctrinas et præcepta hominum
- 9 Bene irritum facitis præceptum Dei
10- 5 Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis præceptum istud
-19 Præcepta nosti : Ne adulteres
Joan. 15-10 Si præcepta mea servaveritis
Sicut et ego Patris mei præcepta servavi
-12 Hoc est præceptum m., ut diligatis invicem
Act. 15-41 Præcipiens custodire præcepta Apostolor.
16-24 Qui cum tale præceptum accepisset
Rom. 16-26 Secundum præceptum æterni Dei
1 Cor. 7-25 De virginibus autem præceptum Domini non habeo
11- 2 Et sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis
Colos. 2-22 Secundum præcepta et doctrinas hominum
1 Thes. 4- 2 Scitis enim quæ præcepta dederim vobis
1 Tim. 1- 5 Finis a. præcepti est charitas de corde puro
-18 Hoc præceptum commendo tibi
Tit. 1- 3 Secundum præceptum Salvatoris nostri Dei
2 Petr. 3- 2 Ut memores sitis... præceptorum Domini

PRÆCESSOR.

Luc. 22-26 Et qui præcessor est, sicut ministrator

PRÆCIDO.

Exod. 34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas
Judic. 9-48 Et arrepta securi, præcidit arboris ramum
-49 Certatim ramos de arboribus præcidentes
1 Reg. 2-31 Et præcidam brachium tuum
17-51 Et interfecit eum, præciditque caput ejus
24- 5 Et præcidit oram chlamydis Saül, silenter
31- 9 Præciderunt caput Saül, et spoliaverunt
2 Reg. 4-12 Præcidentesque manus et pedes eorum
3 Reg. 5- 6 Præcipe igitur ut præcidant mihi servi tui cedros de Libano
4 Reg. 6- 6 Præcidit ergo lignum, et misit illuc
-32 Numquid scitis quod miserit... ut præcidatur caput meum?
1 Par. 19- 4 Præcidit tunicas eor. a natibus usq. ad pedes
Job. 14- 7 Si præcisum fuerit, rursum virescit
Eccli. 10-12 Brevem languorem præcidit medicus
Isai. 18- 5 Et præcidentur ramusculi ejus falcibus
38-12 Præcisa est velut a texente vita mea
51- 1 Et ad cavernam laci, de qua præcisi estis
Jerem. 10- 3 Quia lignum de saltu præcidit opus manus artificis in ascia
Ezech. 16- 4 Non est præcisus umbilicus tuus
23-25 Nasum tuum et aures tuas præcident
Dan. 4-11 Succidite arborem, et præcidite ramos ejus
Zach. 11-14 Præcidi virgam meam secundam
2 Mac. 15-33 Linguam etiam impii Nicanoris præcisam jussit particulatim avibus dari

PRÆCINGO.

Tobiæ. 5- 5 Tobias invenit juvenem... præcinctum, et quasi paratum ad ambulandum
Judith. 4-16 Præcincti ciliciis offerrent sacrificia Dom.
Job. 12-18 Et præcingit fune renes eorum
Psal. 17-33 Deus qui præcinxit me virtute
-40 Et præcinxisti me virtute ad bellum
92- 1 Indut. est Do. fortitudinem, et præcinxit se
108-19 Et sicut zona, qua semper præcingitur
2 Mac. 10-25 Lumbosque ciliciis præcincti
Luc. 12-35 Sint lumbi vestri præcincti
-37 Amen dico vobis, quod præcinget se
17- 8 Præcinge te, et ministra mihi donec mand.
Joan. 13- 4 Et cum accepisset linteum, præcinxit se
- 5 Et extergere linteo quo erat præcinctus
Act. 12- 8 Præcingere, et calcea te caligas tuas
Apoc. 1-13 Et præcinctum ad mamillas zona aurea
15- 6 Et præcincti circa pectora zonis aureis

PRÆCINO.

Exod. 15-21 Quibus præcinebat, dicens : Cantemus
1 Reg. 18- 7 Et præcinebant mulieres ludentes
1 Par. 15-22 Chonenias... prophetiæ præerat ad præcinendam melodiam
Psal. 146- 7 Præcinite Domino in confessione

PRÆCIPIO.

Gen. 2-16 Præcepitque ei, dicens : Ex omni ligno paradisi comede
3- 1 Cur præcepit vobis Deus ut non comederetis
- 3 Præcepit nobis Deus ne comederemus
3-11 Ligno de quo præceperam tibi ne comederes
-17 Ex quo præceperam tibi ne comederes
6-22 Fecit igitur Noë o. quæ præceperat illi Deus
7- 9 Sicut præceperat Dominus Noë
-16 Sicut præceperat ei Deus
12- 4 Sicut præceperat ei Dominus
-20 Præcepitque Pharao super Abram viris
17-23 Et circumcidit carnem... sicut præceperat ei Deus
18-19 Scio enim quod præcepturus sit filiis suis
21- 4 Et circumcidit eum octavo die, sicut præceperat ei Deus
22- 3 Abiit ad locum quem præceperat ei Deus
26-10 Præcepitque omni populo, dicens
-25 Præcepitque servis suis ut foderent puteum
27-19 Feci sicut præcepisti mihi : surge, sede
28- 1 Præcepitque ei, dicens : Noli accipere
- 6 Quod.. præcepisset ei, dicens : Non accipies
31-16 Unde omnia quæ præcepit tibi Deus, fac
32- 4 Præcepitque eis, dicens : Sic loquimini
-17 Et præcepit priori, dicens : Si obvium habueris fratrem
43-16 Præcepit dispensatori domus suæ
44- 1 Præcepit a. Joseph dispensatori domus suæ
45- 1 Unde præcepit ut egrederentur cuncti foras
-19 Præcipe etiam ut tollant plaustra de terra
47-11 Dedit possession... ut præceperat Pharao
49-29 Et præcepit eis, dicens : Ego congregor ad populum meum
50- 2 Præcepitque servis suis medicis ut aromatibus condirent patrem
-12 Fecerunt ergo filii Jac. sicut præceperat eis
-16 Pater tuus præcepit nobis anteq. moreretur
Exod. 1-16 Præcipiens eis : Quando obstetricabitis Hebræas
-22 Præcepit ergo Pharao omni populo suo
5- 6 Præcepit ergo in die illo præfectis operum
6-26 Quibus præcepit Do. ut educerent filios Isr.
7- 6 Fecit itaque Moyses et Aaron sicut præceperat Dominus
-10 Fecerunt sicut præceperat Dominus
-13 Et non audivit eos, sicut præceperat Dom.
-20 Feceruntque Moyses et Aaron sicut præceperat Dominus
-22 Nec audivit eos, sicut præceperat Dominus
8-15 Et non audivit eos, sicut præceperat Dom.
-19 Non audivit eos, sicut præceperat Dominus
-27 Sacrificabimus Dom... sicut præcepit nobis
9-35 Sicut præceperat Dom. per manum Moysis
12-28 Fecerunt sicut præceperat Dominus Moysi
-35 Fecerunq. filii Isr. sicut præceperat Moyses
-50 Feceruntque... sicut præceperat Dominus
16-16 Hic est sermo, quem præcepit Dominus
-24 Feceruntque ita ut præceperat Moyses
-32 Iste est sermo, quem præcepit Dominus
-34 Sicut præcepit Dominus Moysi
23-15 Comedes azyma, sicut præcepi tibi
25-22 Inde præcipiam, et loquar ad te supra propitiatorium
27-20 Præcipe filiis Israël ut afferant tibi oleum
29-35 Omnia, quæ præcepi tibi, facies
-43 Ibique præcipiam filiis Israel
31- 6 Ut faciant cuncta quæ præcepi tibi
-11 Omnia, quæ præcepi tibi, facient
33-12 Præcipis ut educam populum istum
34- 4 Ascendit in montem Sinaï, sicut præceperat ei Dominus
-18 Vesceris azymis, sicut præcepi tibi
-32 Quibus præcepit cuncta quæ audierat a Do.
35- 4 Iste est sermo quem præcepit Dominus
36- 1 Ut scirent fabre operari.. quæ præcepit Do.
39- 1 Sicut præcepit Dominus Moysi
- 5 Sicut præceperat Dominus Moysi
- 7 Sicut præceperat Dominus Moysi
-19 Sicut præcepit Dominus Moysi
-24 Sicut præceperat Dominus Moysi
-28 Sicut præceperat Dominus Moysi
-30 Sicut præceperat Dominus Moysi
-31 Cuncta quæ præceperat Dominus Moysi
-42 Obtulerunt filii Israël, sicut præceperat Do.
40- 4 Pones super eam quæ rite præcepta sunt
-14 Fecitq. Moyses omnia quæ præceperat Do.
-21 Sicut præceperat Dominus Moysi
-30 Sicut præceperat Dominus Moysi
Levit. 4- 2 Quæ præcepit ut non fierent
6- 9 Præcipe Aaron et filiis ejus : Hæc est lex
7-36 Et quæ precepit eis dari Dominus
8- 9 Sicut præceperat ei Dominus
-17 Cremans extra castra, sicut præceperat Do.
-21 Lotis prius intestinis... sicut præceperat ei
-29 Tulitq. pectusculum.. sicut præceperat ei D.
-31 Præcepit eis, dicens : Coquite carnes
Sicut præcepit mihi Dominus, dicens
-35 Sic enim mihi præceptum est
9- 6 Iste est sermo, quem præcepit Dominus
Levit. 9- 7 Ora pro eo, sicut præcepit Dominus
-10 Adolevit sup. altare, sic. præceperat Do. M.
-21 Elevans coram Do., sicut præceperat Moys.
10- 1 Quod eis præceptum non erat
-13 Comedetis a... sicut præceptum est mihi
-15 Pertineant ad te... sicut præcepit Dominus
-18 Comedere debueritis... sicut præceptum est
13-54 Præcipiet, et lavabunt id in quo lepra est
14- 4 Præcipiet ei qui purificatur, ut offerat duos passeres vivos
-36 Præcipiet ut efferant universa de domo
16- 2 Et præcepit ei, dicens : Loquere ad Aaron
-15 Sicut præceptum est de sanguine vituli
-34 Fecit igitur sicut præceperat Dom. Moysi
24- 2 Præcipe filiis Israel, ut afferant tibi oleum
-23 Sicut præceperat Dominus Moysi
Num. 1-19 Sicut præceperat Dominus Moysi
-54 Juxta omnia quæ præceperat Dom. Moysi
2-33 Sic enim præceperat Dominus Moysi
3-16 Numeravit Moyses, ut præceperat Dominus
-42 Recensuit Moyses, sicut præceperat Dom.
-51 Juxta verbum quod præceperat sibi Dom.
4-49 Recensuit eos Mo... sicut præceperat ei Do.
5- 2 Præcipe filiis Israël, ut ejiciant de castris omnem leprosum
8- 2 Hoc igitur præcipe ut lucernæ contra Boream e regione respiciant
- 3 Ut præceperat Dominus Moysi
-20 Quæ præceperat Dominus Moysi
-22 Sicut præceperat Dominus Moysi de Levitis
9- 4 Præcepitq. Moyses filiis Is. ut facerent Phase
- 8 State ut consulam quid præcipiat Dominus
15-36 Et mortuus est, sicut præceperat Dominus
16-24 Præcipe univ. populo ut separetur a tabern.
-37 Præcipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti
17-11 Fecitque Moyses sicut præceperat Dominus
18-26 Præcipe Levitis, atque denuntia
19- 2 Præcipe filiis Israël, ut adducant ad te vaccam rufam
20- 9 Tulit ig. Moys. virgam.. sicut præceperat ei
-27 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
22-20 Ita duntaxat, ut quod tibi præcepero, facias
-35 Cave ne aliud quam præcepero tibi, loquaris
27-11 Sicut præcepit Dominus Moysi
-22 Fecit Moyses ut præceperat Dominus
28- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos
30- 2 Iste est sermo quem præcepit Dominus
31-31 Feceruntque Moyses et Eleazar, sicut præceperat Dominus
-47 Dedit Levitis... sicut præceperat Dominus
32-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti
33-51 Præcipe filiis Israël, et dic ad eos
34- 2 Præcipe filiis Israël, et dices ad eos
-13 Præcepitque Moyses filiis Israël, dicens
-29 Præcepit Dominus ut dividerent filiis Israël
35- 2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis de possessionibus suis
36- 2 Præcepit Dom. ut terram sorte divideres
- 5 Et Domino præcipiente, ait : Recte tribus
Deut. 1- 3 Omnia quæ præceperat illi Dominus
-16 Præcepique eis, dicens : Audite illos
-18 Præcepique omnia quæ facere deberetis
-19 Sicut præceperat Dom. Deus noster nobis
-41 Sicut præcepit Dominus Deus noster
2- 4 Et populo præcipe dicens : Transibitis
3-18 Præcepique vobis in tempore illo, dicens
-21 Josuë quoque in tempore illo præcepi
-28 Præcipe Josuë, et corrobora eum atq. conf.
4- 2 Custodite mandata Domini Dei vestri, quæ ego præcipio vobis
-13 Pactum suum, quod præcepit ut faceretis
-40 Atque mandata, quæ ego præcipio tibi
5-12 Sicut præcepit tibi Dominus Deus tuus
-15 Idcirco præcepit tibi ut observares diem
-16 Sicut præcepit tibi Dominus Deus tuus
-32 Custodite igitur et facite quæ præcepit Do.
-33 Sed per viam, quam præcepit Dominus Deus
6- 2 Quæ ego præcipio tibi, et filiis, ac nepotibus
- 3 Observa ut facias quæ præcepit tibi Dom.
- 6 Verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie
-17 Testim. et cæremonias, quas præcepit tibi
-20 Judicia, quæ præcepit Do. Deus noster nobis
-24 Præcepitque nobis Dominus, ut faciamus
8- 1 O. mandatum, quod ego præcipio tibi hodie
-11 Et cæremonias, quas ego præcipio tibi hodie
10- 5 Sicut mihi præcepit Dominus
-13 Cæremonias ej., quas ego hod. præcipio tibi
11- 8 Mandata illius, quæ ego hodie præcipio vob.
-13 Mandatis meis, quæ ego hodie præcipio vob.
-22 Si enim custodieritis mandata quæ ego præcipio vobis, et feceritis ea
-27 Quæ ego hodie præcipio vobis
12-11 Illuc omnia, quæ præcipio, conferetis
-14 Et facies quæcumque præcipio tibi
-21 Occides de armentis... sicut præcepi tibi

Deut. 12-28 Observa et audi omnia quæ ego præcipio tibi
-32 Quod præcipio tibi, hoc tantum facito Do.
13- 5 De via, quam tibi præcepit Do. Deus tuus
-18 Præcepta ejus, quæ ego præcipio tibi hodie
15- 5 Quæ jussit, et quæ ego hodie præcipio tibi
-11 Idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum
-15 Et idcirco ego nunc præcipio tibi
16-12 Custodiesque ac facies quæ præcepta sunt
17- 3 Et adorent eos solem, et lunam, et omnem militiam cœli, quæ non præcepi
-16 Præsertim cum Dominus præceperit vobis
-19 Cæremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt
18-18 Loqueturq. ad eos omnia quæ præcepero illi
-20 Quæ ego non præcepi illi, ut diceret
19- 7 Idcirco præcipio tibi, ut tres civitates æqualis inter se spatii dividas
- 9 Et feceris quæ hodie præcipio tibi
20-17 Sicut præcepit tibi Dominus Deus tuus
21- 9 Cum feceris quod præcepit Dominus
24- 8 Juxta id quod præcepi eis, et imple sollicite
-18 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
-22 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
26-14 Et feci omnia sicut præcepisti mihi
-16 Deus tuus præcepit tibi ut facias mandata
27- 1 Præcepit autem Moyses et seniores Israël Custodite o. mandatum, quod præcipio vob.
- 4 Erigite lapides, quos ego hodie præcipio vobis
-10 Et facies... justitias, quas ego præcipio tibi
-11 Præcepitq. Moyses populo in die illo, dicens
28- 1 Mandata ejus, quæ ego præcipio tibi hodie
-13 Si tamen audieris mandata Domini Dei tui, quæ ego præcipio tibi hodie
-15 Cæremonias, quas ego præcipio tibi hodie
-45 Nec servasti... cæremonias, quas præcepit
29- 1 Verba fœderis, quod præcepit Dom. Moysi
30- 2 Sicut ego hodie præcipio tibi, cum filiis tuis
- 8 Faciesque universa mandata, quæ ego præcipio tibi hodie
-11 Mandat. hoc, quod ego præcipio tibi hodie
-13 Ut possimus audire et facere quod præceptum est
31- 5 Similiter facietis eis, sicut præcepi vobis
-10 Præcepitque eis, dicens : Post septem annos
-14 Voca Josuë, et state in tabernaculo testimonii, ut præcipiam ei
-23 Præcepitq. Dominus Josuë filio Nun, et ait
-25 Præcepit Levitis, qui portabant arcam fœd.
-29 Declinabitis cito de via, quam præcepi vob.
32-47 Quia non incassum præcepta sunt vobis
33- 4 Legem præcepit nobis Moyses
34- 9 Feceruntque sicut præcepit Dominus Moysi
Josue. 1- 7 Ut custodias, et facias omnem legem, quam præcepit tibi Moyses servus meus
- 9 Præcipio tibi, confortare, et esto robustus
-10 Præcepitq. Josuë principibus populi, dicens
-13 Quem præcepit vobis Moyses famulus Do.
-16 Omnia, quæ præcepisti nobis, faciemus
-18 Qui... non obedierit cunctis sermonibus quos præceperis ei, moriatur
3- 8 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
4- 3 Præcipe eis, ut tollant de med. Jordanis alv.
- 8 Fecerunt ergo filii Israel sicut præcepit eis
-10 Præceperat Dominus, et dixerat ei Moyses
-12 Sicut eis præceperat Moyses
-16 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
-17 Præcepit eis, dicens : Ascendite de Jordane
6-10 Præceperat autem Josuë populo, dicens
-18 Vos autem cavete ne de his, quæ præcepta sunt, quippiam contingatis
8- 4 Præcepitque eis, dicens : Ponite insidias
-27 Sicut præceperat Dominus Josuë
-29 Præcepitq. Josuë, et deposuerunt cadaver ej.
-31 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
-33 Sicut præceperat Moyses famulus Domini
10-18 Qui præcepit sociis, et ait : Volvite saxa
-22 Præcepitque Josuë, dicens : Aperite os
-27 Præcepit sociis ut deponerent eos de patib.
-40 Sicut præceperat ei Dominus Deus Israël
11- 9 Fecitque sicut præceperat ei Dominus
-12 Sicut præceperat ei Moyses famulus Dom.
-15 Sicut præceperat Dominus Moysi servo suo, ita præcepit Moyses Josuë
-20 Perirent, sicut præceperat Dominus Moysi
13- 6 Veniat ergo in partem hæreditatis Israel, sicut præcepi tibi
14- 2 Sicut præceperat Dominus in manu Moysi
- 5 Sicut præceperat Dom. Moysi, ita fecerunt
15-13 Sicut præceperat ei Dominus
17- 4 Dominus præcepit per manum Moysi
18- 8 Præcepit eis Josuë, dicens : Circuite terram
21- 2 Dominus præcepit per manum Moysi
- 8 Sicut præcepit Dominus per manum Moysi
22- 2 Fecistis omnia quæ præcepit vobis Moyses
- 5 Et legem, quam præcepit vobis Moyses

Judic. 3- 4 Utrum audiret mandata Domini quæ præceperat patribus eorum
4- 6 Præcepit tibi Dominus Deus Israël, vade
6-27 Fecit sicut præceperat ei Dominus
7- 8 Multitudinem abire præcepit ad tabernac.
13-14 Et quod ei præcepi, impleat atque custodiat
16-25 Præceperunt ut vocaretur Samson
21-10 Præceperunt eis : Ite, et percutite habitat.
-13 Præceperunt eis, ut eos susciperent in pace
-20 Præceperuntque filiis Benjamin
Ruth. 2-15 Præcepit autem Booz pueris suis, dicens
-21 Et Ruth, Hoc quoque, inquit, præcepit mihi
3- 5 Respondit : Quidquid præceperis, faciam
1 Reg. 2-29 Et munera mea, quæ præcepi ut offerrentur
9-23 Et præcepi ut reponeres seorsum apud te
13-13 Mandata Domini Dei tui, quæ præcepit tibi
-14 Præcepit ei Do. ut esset dux super populum Eo quod non servaveris quæ præcepit Dom.
15- 4 Præcepit itaque Saül populo, et recensuit
17-20 Et onustus abiit, sicut præceperat ei Isaï
21- 2 Rex præcepit mihi sermonem, et dixit
23- 8 Et præcepit Saül omni populo ut ad pugnam descenderet in Ceilam
2 Reg. 1-18 Et præcepit ut docerent filios Juda arcum
4-12 Præcepit itaque David pueris suis
5-25 Fecit itaque David sicut præceperat ei Do.
6-21 Præcepit mihi ut essem dux super populum
7- 7 Cui præcepi, ut pasceret populum m. Israel
11-19 Præcepitque nuntio, dicens : Cum compleveris
-22 Narravit David omnia quæ ei præceperat
13-28 Præceperat a. Absalom pueris suis, dicens Nolite timere : ego e. sum qui præcipio vobis
-29 Fecerunt... sicut præceperat eis Absalom
14-19 Servus enim tuus Joab, ipse præcepit mihi
-20 Servus tuus Joab præcepit istud
15-15 Quæcumque præceperit dominus noster rex
16-10 Dom. e. præcepit ei ut malediceret David
18- 5 Et præcepit rex Joab, et Abisaï, et Ethaï Om. populus audiebat præcipientem regem
-12 Audientibus enim nobis præcepit rex tibi
21-14 Feceruntque omnia quæ præceperat rex
24-19 Juxta sermonem Gad, quem præceperat ei
3 Reg. 1-35 Illique præcipiam ut sit dux super Israel
2- 1 Præcepitque Salomoni filio suo, dicens
-43 Et præceptum quod præceperam tibi
5- 6 Præcipe igitur ut præcidant mihi servi tui
-16 Numero trium millium et trecentorum, præcipientium populo
-17 Præcepitq. rex, ut tollerent lapides grandes
9- 4 Feceris omnia quæ præcepi tibi, et legitima
11-10 Præceperat de verbo hoc ne sequeretur deos
-38 Si igitur odieris omnia quæ præcepero tibi
12-24 Reversi sunt... sicut eis præceperat Dom.
13- 9 Sic enim mandatum est mihi in sermone Dom. præcipientis : Non comedes panem
-21 Quod præcepit tibi Dominus Deus tuus
-22 In quo præcepit tibi ne comederes panem
15- 5 Non declinasset ab omnibus, quæ præceperat ei cunctis diebus vitæ suæ
17- 4 Corvisque præcepi ut pascant te ibi
- 9 Præcepi enim ibi mulieri viduæ ut pascat te
21-11 Sicut præceperat eis Jezabel
22-31 Rex autem Syriæ præceperat principibus
4 Reg. 1- 9 Ait : Homo Dei, rex præcepit ut descendas
4-15 Præcepit itaque ut vocaret eam
-24 Et præcepit puero : Mina, et propera Et hoc age quod præcipio tibi
10-25 Præcepit Jehu militibus et ducibus suis
11- 5 Et præcepit illis, dicens : Iste est sermo
- 9 Omnia quæ præceperat eis Joïada sacerdos
-15 Præcepit autem Joïada centurionibus
14- 6 Sicut præcepit Do. dicens : Non morientur
16-11 Juxta omnia quæ præceperat rex Achaz
-15 Præcepit quoque rex Achaz Uriæ sacerdoti
-16 Juxta omnia quæ præceperat rex Achaz
17-12 Immunditias, de quibus præcepit eis Dominus ne facerent verbum hoc
-13 Juxta omnem legem quam præcepi patribus
-15 Super quibus præceperat Dominus eis
-27 Præcepit autem rex Assyriorum, dicens
-34 Mandatum, quod præceperat Do. filiis Jacob
18- 6 Mandata ejus, quæ præceperat Do. Moysi
-12 Omnia, quæ præceperat Moyses servus Do.
-22 Præcepit Judæ et Jerusalem : Ante altare hoc adorabitis in Jerusalem ?
20- 1 Præcipe domui tuæ, morieris enim tu
21- 8 Custodierint opera omnia, quæ præcepi eis
22- 9 Et renuntiavit ei quod præceperat, et ait
-12 Et præcepit Helciæ sacerdoti et Ahicam
23- 4 Præcepit rex Helciæ pontifici et sacerdotib.
-21 Præcepit omni populo, dicens : Facite Phase
1 Par. 6-49 Juxta omnia, quæ præceperat Moyses serv.
10-13 Eo quod prævaricatus sit mandatum Domini, quod præceperat

1 Par. 12-32 Ad præcipiendum quid facere deberet Israel
14-16 Fecit ergo David sicut præceperat ei Deus
15-15 Sicut præceperat Moyses juxta verbum Do.
16-15 Recordamini... sermonis, quem præcepit in mille generationes
-40 In lege Domini, quam præcepit Israëli
17- 6 Quibus præceperam, ut pascerent populum
19- 5 Et præcepit ut manerent in Jericho
21-18 Angelus autem Domini præcepit Gad, ut diceret Davidi
-27 Præcepitq. Dom. Angelo : et convertit glad.
22- 2 Præcepit ut congregarentur omnes proselyti
- 6 Et præcepit ei ut ædificaret domum Domino
-13 Quæ præcepit Dom. Moysi, ut doceret Isr.
-17 Præcepit q. David cunctis principibus Isr.
24-19 Sicut præceperat Dominus Deus Israel
29-20 Præcepit autem David universæ ecclesiæ
2 Par. 1- 2 Præcepitque Salomon universo Israeli
7-13 Et præcepero locustæ, ut devoret terram
-17 Et feceris juxta omnia quæ præcepi tibi
8-14 Sic enim præceperat David homo Dei
-15 De mandatis... ex omnibus quæ præceperat
10-12 Ad Roboam die tertio, sicut præceperat eis
14- 4 Et præcepit Judæ ut quæreret Dominum
18-25 Præcepit autem rex Israel, dicens : Tollite
-30 Rex a. Syriæ præceperat ducibus equitatus
19- 6 Præcipiens judicibus, Videte, ait, quid fac.
- 9 Præcepitque eis, dicens : Sic agetis
23- 8 Juxta omnia quæ præceperat Joïada pontif.
-14 Præcepitq. sacerdos ne occideretur in domo
24- 8 Præcepit ergo rex, et fecerunt arcam
25- 4 Ubi præcepit Do., dicens : Non occidentur
29-24 Præceperat rex ut holocaustum fieret
-30 Præcepitque Ezechias et principes Levitis
31- 4 Præcepit etiam populo habitantium Jerus.
-11 Præcepit igitur Ezechias ut præpararent horrea
32-12 Præcepit Juda et Jerusalem, dicens
33- 8 Si custodierint facere quæ præcepi eis
-16 Præcepitq. Judæ ut serviret Do. Deo Israel
34-20 Præcepit Helciæ et Ahicam filio Saphan
35- 4 Sicut præcepit David rex Israël, et descripsit
-21 Ad quam me Deus festinato ire præcepit
-26 Quæ lege præcepta sunt Domini
36-23 Ipse præcepit mihi ut ædificarem ei domum
1 Esdr. 1- 2 Ipse præcepit mihi ut ædificarem ei domum
3- 7 Juxta quod præceperat Cyrus rex Persar.
4- 3 Sicut præcepit nobis Cyrus rex Persarum
-19 Et a me præceptum est : et recensuerunt
6- 1 Tunc Darius rex præcepit : et recensuerunt
- 8 Sed et a me præceptum est quid oporteat fieri
-13 Secundum quod præceperat Darius rex
9-11 Quæ præcepisti in manu servorum tuorum
2 Esdr. 1- 7 Et judicia, quæ præcepisti Moysi famulo tuo
5-14 A die... qua præceperat rex mihi ut ess. dux
7- 2 Præcepi Hanani fratri meo et Hananiæ
8- 1 Quam præceperat Dominus Israëli
-14 Et invenerunt scriptum in lege, præcepisse Dominum in manu Moysi
9-14 Legem præcepisti eis in manu Moysi servi t.
13- 9 Præcepique, et emundaverunt gazophylacia
-19 Clauserunt januas, et præcepi ut non aperirent eas
Tobiæ. 3- 6 Et præcipe in pace recipi spiritum meum
5- 1 Omnia quæcumque præcepisti mihi, faciam
7- 9 Præcepit Raguël occidi arietem
-18 Præcepit ei, ut præpararet alterum cubicul.
8-20 Statimque præcepit servis suis Raguel
Judith. 2- 7 Dinumeravit viros in expeditionem, sicut præcepit ei rex
3-13 Præceperat enim illi Nabuchodonosor rex
-15 Adunari præcepit universum exercitum
5- 9 Qui et præcepit eis ut exirent inde
6- 7 Tunc Holofernes præcepit servis suis ut comprehenderent Achior
7- 1 Præcepit exercitibus suis, ut ascenderent
- 6 Et incidi præcepit aquæductum illorum
11-12 Et sancta...quæ præcepit Deus non contingi
12- 2 Non potero manducare ex his, quæ mihi præcipis tribui
- 4 Et induxerunt illam servi ejus in tabernaculum, quod præceperat
- 6 Et præcepit cubiculariis suis, ut sicut placeret illi, exiret et introiret
13-28 Gladio perforari præcipiam latera tua
Esth. 1-10 Præcepit Maumam, et Bazatha, et Harbona
2- 9 Et præcepit eunucho, ut acceleraret
-10 Mardochæus enim præceperat ei, ut de hac re omnino reticeret
-20 Quidquid enim ille præcipiebat, observabat Esther
3- 2 Sic enim præceperat eis imperator
4- 5 Præcepit ei ut iret ad Mardochæum
-17 Et fecit omnia, quæ ei Esther præceperat
8- 5 In cunctis regis provinciis perire præceperat

Esth. 8-11 In unum præciperent congregari ut starent
9-14 Præcepitque rex ut ita fieret
10-10 Duas sortes esse præcepit, unam populi Dei
12- 5 Præcepitque ei rex, ut in aula palatii moraretur
Job. 9- 7 Qui præcipit soli, et non oritur
36-32 Et præcipit ei ut rursus adveniat
37- 6 Qui præcipit nivi ut descendat in terram
-12 Ad omne quod præceperit illis
-15 Numquid scis quando præceperit Deus pluviis
38-12 Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo?
Eccli. 3-22 Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper
24-12 Tunc præcepit, et dixit mihi Creator omn.
Isai. 13- 4 Dominus exercituum præcepit militiæ belli
Jerem. 1-17 Loquere ad eos omnia quæ ego præcipio tibi
7-22 Et non præcepi eis in die qua eduxi eos
-23 Sed hoc verbum præcepi eis, dicens: Audite
-31 Quæ non præcepi, nec cogitavi in corde meo
11- 4 Quod præcepi patribus vestris in die
Facite omnia quæ præcipio vobis
- 8 Quod præcepi ut facerent, et non fecerunt
13- 5 Abscondi illud.. sicut præceperat mihi Do.
- 6 Quod præcepi tibi ut absconderes illud ibi
14-14 Non misi eos, et non præcepi eis
17-22 Sanctificate diem sabbati, sicut præcepi
19- 5 Quæ non præcepi, nec locutus sum
26- 8 Omnia quæ præceperat ei Do. ut loqueretur
27- 4 Præcipies eis ut ad dominos suos loquantur
32-13 Et præcepi Baruch coram eis, dicens
34-22 Ecce ego præcipio, dicit Dom., et reducam
35- 6 Præcepit nobis, dicens: Non bibetis vinum
- 8 Obedivimus..in omnibus quæ præcepit nob.
-10 Juxta omnia quæ præcepit nobis Jonadab
-14 Quos præcepit filiis suis,ut non biberent vin.
-16 Præceptum patris sui, quod præceperat eis
-18 Et fecistis universa quæ præcepit vobis
36- 5 Et præcepit Jeremias Baruch, dicens
- 8 Juxta omnia quæ præceperat ei Jeremias
-26 Et præcepit rex Jeremiel filio Amelech
37-20 Præcepit ergo rex Sedecias ut traderetur
38-10 Præcepit itaque rex Abdemelech Æthiopi
-27 Juxta omnia verba quæ præceperat ei rex
39-11 Præceperat a. Nabuchodonosor rex Babyl.
47- 7 Cum Do. præceperit ei adversus Ascalonem
50-21 Et fac juxta omnia quæ præcepi tibi
51-59 Verbum, quod præcepit Jeremias propheta
Thren. 1-10 De quibus præceperas ne intrarent in eccles.
2-17 Quem præceperat a diebus antiquis
Baruc. 2-28 In die qua præcepisti ei scribere legem tuam
6-*tit.* Secundum quod præceptum est illi a Deo
-62 Facit quod præceptum est ei
Ezech. 9-11 Dicens: Feci sicut præcepisti mihi
10- 6 Cumque præcepisset viro, qui indutus erat lineis
12- 7 Feci ergo sicut præceperat mihi Dominus
24-18 Fecique mane sicut præceperat mihi
37- 7 Et prophetavi sicut præceperat mihi
-10 Et prophetavi sicut præceperat mihi
Dan. 2- 2 Præcepit autem rex, ut convocarentur arioli
-12 Præcepit ut perirent omnes sapientes Babyl.
-46 Et incensum præcepit ut sacrificarent ei
3-13 Præcepit ut adducerentur Sidrach, Misach
-19 Præcepit ut succenderetur fornax septupl.
-30 Nec fecimus sicut præceperas nobis
4-23 Quod a. præcepit ut relinqueretur germen
5- 2 Præcepit ergo jam temulentus, ut afferrent.
6-16 Tunc rex præcepit,et adduxerunt Danielem
-23 Et Danielem præcepit educi de lacu
13-18 Et fecerunt sicut præceperat: clauseruntq.
14-13 Præcepit Daniel pueris suis, et attulerunt
Jonæ. 4- 8 Præcepit Dominus vento calido et urenti
Nahum. 1-14 Et præcipiet super te Dominus
1 Mac. 5-19 Præcepit illis, dicens: Præestote populo huic
-49 Et præcepit Judas prædicare in castris
-58 Præcepit his qui erant in exercitu suo
9-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus
10-37 Sicut præcepit rex in terra Juda
-81 Populus a. stabat sicut præceperat Jonathas
12-27 Præcepit Jonathas suis vigilare, et esse in armis
-43 Et præcepit exercitibus suis ut obedirent ei
2 Mac. 5-24 Præcipiens ei omnes perfectæ ætatis interf.
-25 Feriatis Judæis, arma capere suis præcepit
9- 7 Et præcipiens accelerari negotium
12- 5 Præcepit viris, qui erant cum ipso
13-10 Quibus Judas cognitis, præcepit populo
14-22 Præcepit a.Judas armatos esse locis opport.
15-30 Præcepit a. Judas, qui per omnia corpore et animo mori pro civibus paratus erat
Matth. 1-24 Fecit sicut præcepit ei Angelus Domini
8- 4 Et offer munus, quod præcepit Moyses
10- 5 Hos duodecim misit Jesus, præcipiens eis
11- 1 Jesus præcipiens duodecim Discipulis suis
Matth. 12-16 Et præcepit eis ne manifestum eum facerent
15-35 Et præcepit turbæ, ut discumberent super terram
16-20 Præcepit Discipulis suis, ut nemini dicerent
17- 9 Præcepit eis Jesus, dicens: Nemini dixeritis
21- 6 Fecerunt sicut præcepit illis Jesus
Marc. 1-44 Quæ præcepit Moyses in testimonium illis
5-43 Præcepit illis vehementer ut nemo id sciret
6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via
-27 Præcepit afferri caput ejus in disco
-39 Et præcepit illis, ut accumbere facerent
7-36 Et præcepit illis ne cui dicerent
Quanto autem eis præcipiebat, tanto magis
8- 6 Præcepit turbæ discumbere super terram
-15 Et præcipiebat eis, dicens: Videte, et cavete
9- 8 Præcepit illis ne cuiquam quæ vidissent, narrarent
-24 Ego præcipio tibi, exi ab eo
10- 3 Dixit eis: Quid vobis præcepit Moyses?
-49 Et stans Jesus præcepit illum vocari
11- 6 Qui dixerunt eis sicut præceperat illis Jesus
13-34 Et janitori præcepit ut vigilet
Luc. 5-14 Et ipse præcepit illi ut nemini diceret
Sicut præcepit Moyses, in testimonium illis
8-29 Præcipiebat e. spiritui immundo ut exiret
-56 Quibus præcepit ne alicui dicerent
9-21 Increpans illos,præcepit ne cui dicerent hoc
17-10 Cum feceritis omnia quæ præcepta sunt vob.
Joan. 15-14 Si feceritis quæ ego præcipio vobis
Act. 1- 2 Usque in diem qua præcipiens Apostolis
- 4 Præcepit eis ab Jerosolymis ne discederent
5-28 Præcipiendo præcepimus vobis ne doceretis
10-33 Quæcumque tibi præcepta sunt a Domino
-42 Et præcepit nobis prædicare populo
13-47 Sic enim præcepit nobis Dominus
15- 5 Præcipere quoque servare legem Moysi
-41 Præcipiens custodire præcepta Apostolorum
16-18 Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire
-23 Præcipientes custodi ut diligenter custodiret
18- 2 Eo quod præcepisset Claudius discedere
23- 2 Præcepit astantibus sibi percutere os ejus
-22 Præcipiens ne cui loqueretur
-31 Secund. præceptum sibi, assumentes Paul.
1 Cor. 7-10 Præcipio non ego, sed Dominus
11-17 Hoc autem præcipio: non laudans
1 Thes. 4-11 Et operemini manibus vestris, sicut præcepimus vobis
2 Thes. 3- 4 Quæ præcipimus, et facitis, et facietis
1 Tim. 4-11 Præcipe hæc, et doce
5- 7 Et hoc præcipe, ut irreprehensibiles sint
6-13 Præcipio tibi coram Deo, qui vivificat om.
-17 Divitibus hujus sæculi præcipe non sublime sapere
Apoc. 9- 4 Præceptum est illis ne læderent fœnum terræ

PRÆCIPITATIO.

Psal. 51- 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis, lingua dolosa

PRÆCIPITIUM.

Judith. 7- 8 Muniunt illos colles in præcipitio constituti

PRÆCIPITO.

2 Reg. 20-19 Quare præcipitas hæreditatem Domini?
-20 Non præcipito, neque demolior
4 Reg. 9-33 Præcipitate eam deorsum: et præcipitaverunt eam
2 Par. 25-12 Præcipitaveruntq. eos de summo in præceps
Job. 10- 8 Et sic repente præcipitas me?
18- 7 Et præcipitabit eum consilium suum
40-28 Et videntibus cunctis præcipitabitur
Psal. 54-10 Præcipita, Domine, divide linguas eorum
Eccle. 10-12 Et labia insipientis præcipitabunt eum
Sap. 17-18 Aut sonus validus præcipitatarum petrarum
Isai. 9-16 Et qui beatificantur, præcipitati
19- 3 Et consilium ejus præcipitabo
25- 7 Et præcipitabit in monte isto faciem vinculi
- 8 Præcipitabit mortem in sempiternum
Jerem. 22- 7 Et succident electas cedros tuas, et præcipitabunt in ignem
Thren. 2- 2 Præcipitavit Dominus, nec pepercit
- 5 Præcipitavit Israel, præcipitavit omnia mœnia ejus
2 Mac. 6-10 Per muros præcipitaverunt
12-15 Temporibus Jesu præcipitavit Jericho
14-43 Præcipitavit semeptisum viriliter in turbas
Marc. 5-13 Magno impetu grex præcipitatus est in mare
Luc. 4-29 Ad supercilium montis... ut præcipitarent

PRÆCIPUE.

Judith. 2- 5 Et contra eos præcipue, qui contempserunt imperium meum
2 Mac. 10-12 Præcipue propt. iniquitatem quæ facta erat

PRÆCIPUUS, A, UM.

Deut. 12-11 Et quidquid præcipuum est in muneribus
Esth. 1- 7 Abundans, et præcipuum ponebatur
Isai. 30-32 Et in bellis præcipuis expugnabit eos
Ezech. 20-15 Ne inducerem eos in terram... præcipuam terrarum omnium
Hebr. 7- 4 Cui et decimas dedit de præcipuis Abraham

PRÆCISIO.

Jerem. 51-13 Venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ

PRÆCLARITAS.

Sap. 8-18 Et præclaritas in communicatione sermonum ipsius

PRÆCLARUS, A, UM.

Num. 18-30 Dicesque ad eos: Si præclara et meliora quæque obtuleritis
Judith. 16-16 Magnus es tu, et præclarus in virtute tua
-25 Præclarior erat universæ terræ Israël
Psal. 15- 6 Funes ceciderunt mihi in præclaris
Etenim hæreditas mea præclara est mihi
22- 5 Et calix meus inebrians quam præclarus est
Sap. 18-12 Quæ erat præclarior natio illor.,exterminata
Eccli. 43-27 Illic præclara opera et mirabilia
Jerem. 3-19 Et tribuam tibi... hæreditatem præclaram
Ezech. 26-12 Et domos tuas præclaras subvertent
31-16 Et consolata sunt... omnia ligna voluptatis egregia atque præclara in Libano
Zach. 8-19 Jejunium... et in solemnitates præclaras
Jacob. 2- 3 Et intendatis in eum qui indutus est veste præclara
Apoc. 18-14 Omnia pinguia et præclara perierunt a te

PRÆCO.

Gen. 41-43 Clamante præcone, ut omnes coram eo genu flecterent
Exod. 32- 5 Et præconis voce clamavit, dicens: Cras
36- 6 Jussit ergo Moyses præconis voce cantari
Josue. 3- 2 Transierunt præcones per castror. medium
3 Reg. 22-36 Et præco insonuit in universo exercitu
Dan. 3- 4 Et præco clamabat valenter: Vobis dicitur
2 Petr. 2- 5 Octavum Noë justitiæ præconem custodivit

PRÆCOGITO.

Marc. 13-11 Nolite præcogitare quid loquamini

PRÆCOGNITUS.

1 Petr. 1-20 Præcogniti quid. ante mundi constitutionem

PRÆCORDIA.

Sap. 4-14 Nec ponentes in præcordiis talia
8-21 Et dixi ex totis præcordiis meis
Eccli. 11-32 Sicut e. eructant præcordia fœtentium
33- 5 Præcordia fatui quasi rota carri
Isai. 26- 9 In præcordiis meis de mane vigilabo ad te

PRÆCOQUÆ.

Num. 13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
Mich. 7- 1 Præcoquas ficus desideravit anima mea

PRÆCOX.

Eccli. 51-19 Et effloruit tanquam præcox uva

PRÆCURRO.

Tobiæ. 11- 9 Præcucurrit canis, qui simul fuerat in via
Eccli. 11-10 Non effugies si præcucurreris
32-15 Præcurre autem prior in domum tuam
1 Mac. 16-21 Et præcurrens quidam, nuntiavit Joanni
Luc. 19- 4 Præcurrens ascendit in arborem sycomor.
Joan. 20- 4 Ille alius Discipulus præcucurrit citius Petro

PRÆCURSOR.

Exod. 33- 2 Et mittam præcursorem tui Angelum
1 Reg. 8-11 Facietque sibi... præcursores quadrigar. s.
Hebr. 6-20 Ubi præcursor pro nobis introivit Jesus

PRÆCURSUS.

Exod. 23-27 Terrorem meum mittam in præcursum t.

PRÆDA.

Gen. 49- 9 Ad prædam, fili mi, ascendisti
-27 Benjamin lupus rapax, mane comedet prædam
Num. 14-31 De quib.dixistis quod prædæ hostibus forent
21- 1 Et victor existens, duxit ex eo prædam
23-24 Non accubabit donec devoret prædam
31-11 Tulerunt prædam et universa quæ ceperant
-20 Et de omni præda, sive vestimentum fuerit
-27 Dividesque ex æquo prædam
-32 Fuit autem præda, quam exercitus ceperat
-50 Offerimus... quod in præda auri potuimus invenire
-53 Quod in præda rapuerat, suum erat

Deut. 20-14 Omnem prædam exercitui divides
Josue. 8- 2 Prædam vero et omnia animantia diripietis
-27 Et prædam civitatis diviserunt sibi filii Israël
11-14 Omnemque prædam istarum urbium... diviserunt sibi
22- 8 Dividite prædam hostium cum fratribus v.
Judic. 5-30 Vestes diversorum colorum Sisaræ traduntur in prædam
8-24 Date mihi inaures ex præda vestra
-25 Projecerunt in eo inaures de præda
9-25 Agentes prædas de prætereuntibus
1 Reg. 14-30 Si comedisset populus de præda inimicor. s.
-32 Et versus ad prædam, tulit oves et boves
15-12 De initiis prædarum quæ attulerat ex Amalec
-19 Sed versus ad prædam es, et fecisti malum
-21 Tulit autem de præda populus oves et boves
27- 8 Et agebant prædas de Gessuri et de Gerzi
30- 8 Comprehendes eos, et excuties prædam
-16 Et quasi festum celebrantes diem, pro cuncta præda et spoliis
-20 Dixeruntque : Hæc est præda David
-22 Non dabimus eis quidquam de præda
-26 Et misit dona de præda senioribus Juda
Accipite benedictionem de præda hostium
2 Reg. 3-22 Cæsis latronibus, cum præda magna nimis
12-30 Prædam civitatis asportavit multam valde
4 Reg. 3-23 Nunc perge ad prædam Moab
2 Par. 14-14 Et multam prædam asportaverunt
15-11 De manubiis et præda quam adduxerant
20-25 Non possent... auferre præ prædæ magnitudine
24-23 Universam prædam miserunt regi in Dam.
25-13 Diripuit prædam magnam
28- 5 Magnamque prædam cepit de ejus imperio
- 8 Ceperuntque.... et infinitam prædam
-14 Dimiseruntque viri bellatores prædam
-17 Et ceperunt prædam magnam
Judith. 4-10 Ne darentur in prædam infantes eorum
5-18 Dati sunt in prædam et in gladium
9- 3 Et dedisti mulieres illorum in prædam
Et omnem prædam in divisionem servis tuis
15- 7 Et prædam, quam fugientes Assyrii reliquerant, abstulerunt
16- 6 Infantes meos dare in prædam, et virgines
Esth. 9-10 Prædas de substantiis eor. tangere noluerunt
Job. 4-11 Tigris periit, eo quod non haberet prædam
17- 5 Prædam pollicetur sociis
24- 5 Vigilantes ad prædam, præparant panem
29-17 Et de dentibus illius auferebam prædam
38-39 Numquid capies leænæ prædam
Psal. 16-12 Susceperunt me sicut leo paratus ad prædam
Prov. 31-15 Surrexit, deditque prædam domesticis suis
Isai. 5-29 Frendet, et tenebit prædam, et amplexabitur
9- 3 Sicut exultant victores capta præda
10- 2 Ut essent viduæ præda eorum
- 6 Ut auferat spolia, et diripiat prædam
31- 4 Quomodo si rugiat leo, et catulus leonis super prædam suam
33-23 Tunc dividentur spolia prædarum multar.
49-24 Numquid tolletur a forti præda?
59-15 Et qui recessit a malo, prædæ patuit
Jerem. 2-14 Quare ergo factus est in prædam?
30-16 Cunctosq. prædatores tuos dabo in prædam
49-32 Et multitudo jumentorum (*erit*) in prædam
50-10 Et erit Chaldæa in prædam
Ezech. 7-21 Et dabo illud... impiis terræ in prædam
19- 3 Didicit capere prædam, hominemq. comed.
- 6 Didicit prædam capere, et homin. devorare
22-25 Sicut leo rugiens, rapiensque prædam
-27 In medio illius, quasi lupi rapientes prædam
38-12 Ut diripias spolia, et invadas prædam
-13 Ecce ad diripiendam prædam congregasti
39-10 Deprædabuntur eos, quibus prædæ fuerant
Dan. 11-24 Et prædam et divitias eorum dissipabit
Amos. 3- 4 Numquid rugiet leo..nisi habuerit prædam?
5-11 Et prædam electam tollebatis ab eo
Nahum. 2-12 Implevit præda speluncas suas, et cubile s.
-13 Et exterminabo de terra prædam tuam
Habac. 1- 3 Videre prædam et injustitiam contra me
- 9 Omnes ad prædam venient
Zach. 2- 9 Et erunt prædæ his, qui serviebant sibi
1 Mac. 7-47 Et acceperunt spolia eorum in prædam
2 Mac. 8-30 Plures prædas diviserunt, æquam portion.

PRÆDATIO.

Judith. 15- 8 Omnes divites fierent de prædationibus eor.
Isai. 9- 5 Quia omnis violenta prædatio cum tumultu

PRÆDATOR.

Jerem. 30-16 Cunctosq. prædatores tuos dabo in prædam

PRÆDESTINO.

Rom. 1- 4 Qui prædestinatus est Filius Dei in virtute
8-29 Nam quos præscivit, et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui
-30 Quos autem prædestinavit, hos et vocavit
1 Cor. 2- 7 Quam prædestinavit Deus ante sæcula
Ephes. 1- 5 Qui prædestinavit nos in adoptionem filior.
-11 Prædestinati secundum propositum ejus

PRÆDICATIO.

Psal. 72-28 Ut annuntiem omnes prædicationes tuas
Eccli. 36-17 Da testimonium... et suscita prædicationes
Jonæ. 3- 2 Et prædica in ea prædicationem
Matth. 12-41 Pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ
Luc. 11-32 Quia pœnitentiam egerunt ad prædicationem Jonæ
Rom. 16-25 Juxta Evangel. m. et prædicationem Jesu
1 Cor. 1-21 Placuit Deo per stultitiam prædicationis salvos facere credentes
2- 4 Et sermo meus, et prædicatio mea
15-14 Inanis est ergo prædicatio nostra
2 Tim. 4-17 Ut per me prædicatio impleatur
Tit. 1- 3 Manifestavit... verbum s. in prædicatione

PRÆDICATOR.

1 Tim. 2- 7 In quo positus sum ego prædicator
2 Tim. 1-11 In quo positus sum ego prædicator

PRÆDICO, AS.

Judic. 7- 3 Loquere ad populum, et cunctis audientibus prædica
3 Reg. 21- 9 Prædicate jejunium, et sedere facite Naboth
-12 Prædicaverunt jejunium, et sedere fecerunt
22-13 Sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant
2 Par. 20- 3 Et prædicavit jejunium universo Juda
24- 9 Prædicatum est in Juda et Jerus. ut deferrent
30- 6 Juxta id, quod rex jusserat, prædicantes
36-22 Qui jussit prædicari in universo regno suo
1 Esdr. 8-21 Prædicavi ibi jejunium juxta fluvium Ahava
2 Esdr. 6- 7 Et prophetas posueris, qui prædicent de te
8-15 Et ut prædicent, et divulgent vocem
Judith. 6-17 Deus... cujus tu virtutem prædicasti
11- 6 Disciplina t. omnibus provinciis prædicatur
Esth. 14-10 Prædicent carnalem regem in sempiternum
Psal. 2- 6 Prædicans præceptum ejus
Prov. 1-20 Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem
8- 6 Et aperientur labia mea, ut recta prædicent
31-28 Surrexerunt filii ejus, et beatissimam prædicaverunt
Cant. 6- 8 Viderunt eam filiæ, et beatissimam prædicaverunt
Isai. 3- 9 Peccatum s. quasi Sodoma prædicaverunt
29-23 Sanctum Jacob, et Deum Israël prædicabunt
52- 7 Pedes annuntiantis et prædicantis pacem ; annuntiantis bonum, prædicantis salutem
61- 1 Et prædicarem captivis indulgentiam
- 2 Ut prædicarem annum placabilem Domino
Jerem. 7- 2 Et prædica ibi verbum istud, et dic : Audite
19- 2 Prædicabis ibi verba, quæ ego loquar ad te
34- 8 Cum omni populo in Jerusalem, prædicans
-15 Ut prædicaretis libertatem unusq. ad amic.
-17 Ut prædicaretis libertatem unusq. fratri s.
Ecce ego prædico vobis libertatem, ait Dom.
36- 9 Prædicaverunt jejunium in conspectu Dom.
50- 2 Levate signum, prædicate, et nolite celare
Dan. 3-99 Placuit ergo mihi prædicare
5-29 Prædicatum est de eo quod haberet potestat.
Jonæ. 1- 2 Vade in Ninivem civitatem grandem, et prædica in ea
3- 2 Prædica in ea prædicat., quam ego loquor
- 5 Prædicaverunt jejunium, et vestiti s. saccis
Mich. 3- 5 Qui mordent dentib. s., et prædicant pacem
1 Mac. 5-49 Et præcepit Judas prædicare in castris
10-63 Exite cum eo in medium civit., et prædicate
-64 Ut viderunt qui interpellabant gloriam ejus, quæ prædicabatur
2 Mac. 8-36 Prædicabat nunc protectorem Deum habere
9-17 (*Pollicetur se*) prædicaturum Dei potest.
Matth. 3- 1 Joannes Baptista prædicans in deserto Jud.
4-17 Exinde cœpit Jesus prædicare, et dicere
-23 Circuibat Jesus... prædicans Evang. regni
9-35 Et prædicans Evangelium regni, et curans
10- 7 Euntes autem prædicate, dicentes : Quia appropinquavit regnum cœlorum
-27 Quod in aure auditis, prædicate super tecta
11- 1 Ut doceret et prædicaret in civitatibus eor.
24-14 Et prædicabitur hoc Evangelium regni
26-13 Ubicumq. prædicatum fuerit hoc Evangel.
Marc. 1- 4 Baptizans, et prædicans baptismum pœnit.
- 6 Mel sylvestre edebat. Et prædicabat, dicens
-14 Venit Jesus in Galilæam, prædicans Evang.
-38 Eamus in proximos vicos, et civitates, ut et ibi prædicem
-39 Et erat prædicans in synagogis eorum
-45 Egressus cœpit prædicare, et diffamare
3-14 Et ut mitteret eos prædicare
5-20 Et abiit, et cœpit prædicare in Decapoli
6-12 Exeuntes prædicabant ut pœnitent. agerent
7-36 Tanto magis plus prædicabant
13-10 Primum oportet prædicari Evangelium
14- 9 Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium
16-15 Prædicate Evangelium omni creaturæ
-20 Illi autem profecti prædicaverunt ubique
Luc. 3- 3 Prædicans baptismum pœnitentiæ in remiss.
4-19 Prædicare captivis remissionem, et cæcis
Prædicare annum Domini acceptum
-44 Et erat prædicans in synagogis Galilææ
8- 1 Prædicans et evangelizans regnum Dei
-39 Prædicans quanta illi fecisset Jesus
9- 2 Misit illos prædicare regnum Dei, et sanare
12- 3 Et quod in aurem locuti estis in cubiculis, prædicabitur in tectis
24-47 Et prædicari in nomine ejus pœnitentiam
Act. 3-20 Et miserit eum, qui prædicatus est vobis
8- 5 Philippus a... prædicabat illis Christum
9-20 Et continuo in synagogis prædicabat Jesum
10-37 Post baptismum quod prædicavit Joannes
-42 Et præcepit nobis prædicare populo
13- 5 Prædicabant verbum Dei in synagogis Jud.
-24 Prædicante Joanne ante faciem adventus ej.
15-21 Habet in sing. civitatibus qui eum prædicent
-36 In quibus prædicavimus verbum Domini
17-13 BerϾ prædicatum est a Paulo verbum Dei
19-13 Adjuro vos per Jesum, quem Paulus prædicat
20-25 Per quos transivi prædicans regnum Dei
28-31 Prædicans regnum Dei, et docens quæ sunt
Rom. 2-21 Qui prædicas non furandum, furaris
10- 8 Hoc est verbum fidei, quod prædicamus
-14 Quomodo autem audient sine prædicante?
-15 Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur?
15-20 Sic autem prædicavi Evangelium hoc
1 Cor. 1-23 Nos a. prædicamus Christum crucifixum
9-18 Ut Evangelium prædicans, sine sumptu ponam Evangelium
-27 Ne forte, cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar
15- 1 Notum autem vobis facio, fratres, Evangelium, quod prædicavi vobis
- 2 Qua ratione prædicaverim vobis, si tenetis
-11 Sic prædicamus, et sic credidistis
-12 Si a. Christus prædicatur quod resurrexit
2 Cor. 1-19 Qui in vobis per nos prædicatus est
4- 5 Non enim nosmetipsos prædicamus
11- 4 Alium Christum prædicat, quem non prædicavimus
Galat. 2- 2 Evangelium quod prædico in gentibus
5-11 Si circumcisionem adhuc prædico
Philip. 1-15 Propter bonam volunt. Christum prædicant
Colos. 1-23 Quod prædicatum est in universa creatura
1 Thes. 2- 9 Prædicavimus in vobis Evangelium Dei
1 Tim. 3-16 Apparuit Angelis, prædicatum est gentibus
2 Tim. 4- 2 Prædica verbum, insta opportune, import.
1 Petr. 3-19 Spiritibus veniens prædicavit
Apoc. 5- 2 Vidi Ang. fortem, prædicantem voce magna

PRÆDICO, IS.

Gen. 21- 2 Tempore quo prædixerat ei Deus
41-54 Septem anni inopiæ quos prædixerat Joseph
Num. 26-65 Prædixerat enim Dominus, quod omnes morerentur in solitudine
Deut. 4-30 Postquam te invenerint omnia quæ prædicta sunt
8-19 Nunc prædico tibi quod omnino dispereas
13- 1 Et prædixerit signum atque portentum
18-22 Quod in nomine Do. propheta ille prædixerit
30-18 Prædico tibi hodie quod pereas
1 Reg. 3-13 Prædixi e. ei quod judicaturus essem dom.
8- 9 Et prædic eis jus regis, qui regnaturus est
10-10 Veneruntque ad prædictum collem
2 Reg. 7-11 Prædicitq. tibi Do., quod domum faciat tibi
3 Reg. 2-42 Nonne testificatus sum... et prædixi tibi?
13- 5 Juxta signum quod prædixerat vir Dei
-32 Veniet sermo, quem prædixit in serm. Do.
4 Reg. 7-20 Evenit ergo ei sicut prædictum fuerat
23-16 Vir Dei, qui prædixerat verba hæc
-17 Et prædixit verba hæc, quæ fecisti
Esth. 3-14 Et pararent se ad prædictam diem
Isai. 41-26 Non est neque annuntians, neque prædicens
45-21 Quis auditum fecit hoc... ex tunc prædixit
48- 5 Prædixi tibi ex tunc : antequam venirent
Ezech. 33-33 Et cum venerit quod prædictum est
2 Mac. 3- 7 Ut prædictam pecuniam transportaret
-28 Et is qui... prædictum ingressus est ærarium
4- 1 Simon a. prædictus pecun. et patriæ delator
Matth. 24-25 Ecce prædixi vobis
28- 7 Ibi eum videbitis : ecce prædixi vobis
Marc. 13-23 Vos ergo videte : ecce prædixi vobis omnia
Act. 1-16 Oportet impleri Scripturam, quam prædixit Spiritus sanctus
Rom. 9-29 Et sicut prædixit Isaias : Nisi Do. Sabaoth
2 Cor. 7- 3 Prædiximus e. quod in cordibus nost. estis

2 *Cor.* 13- 2 Prædixi, et prædico, ut præsens
Galat. 1- 9 Sicut prædiximus, et nunc iterum dico
5-21 Ebrietates, comessationes, et his similia : quæ prædico vobis, sicut prædixi
1 *Thes.* 3- 4 Prædicebamus vobis passuros nos tribulat.
4- 6 Sicut prædiximus vobis, et testificati sumus
2 *Petr.* 3- 2 Ut memores sitis eorum, quæ prædixi, verb.
Judæ. -17 Verborum, quæ prædicta sunt ab Apostolis

PRÆDITUS.

Eccli. 44- 3 Prudentia sua præditi, nuntiantes in proph.
45-12 Viri sapientis, judicio et veritate præditi

PRÆDIUM.

Marc. 14-32 Veniunt in prædium cui nomen Gethsemani
Joan. 4- 5 Juxta prædium, quod dedit Jacob Joseph
Act. 28- 7 In locis a. illis erant prædia principis insulæ

PRÆDO. *Nomen.*

Job. 12- 6 Abundant tabernacula prædonum
Jerem. 4- 7 Et prædo gentium se levavit : egressus est
48- 8 Et veniet prædo ad omnem urbem
-32 Super... vindemiam tuam prædo irruit
51-48 Quia ab Aquilone venient ei prædones
-56 Venit super eam, id est, super Babylonem, prædo

PRÆDO, OR. *Verbum.*

Deut. 2-35 Absque jumentis, quæ in partem venere prædantium
Judic. 5-19 Et tamen nihil tulere prædantes
1 *Reg.* 13-17 Egressi sunt ad prædandum de castris Phil.
14-15 Omnis populus stationis eorum, qui ierant ad prædandum, obstupuit
Judith. 2-13 Prædavitque omnes filios Tharsis
-16 Et prædavit omnem locupletationem eorum
Isai. 8- 1 Velociter spolia detrahe, cito prædare
- 3 Accelera spolia detrahere : festina prædari
11-14 Simul prædabuntur filios Orientis
24- 3 Dissipabitur terra, et direptione prædabitur
33- 1 Væ qui prædaris, nonne et ipse prædaberis?
Ezech. 13-21 Neque erunt ultra in manibus vestris ad prædandum
1 *Mac.* 9-72 Quam prius erat prædatus de terra Juda
11-61 Succendit quæ erant in circuitu civitatis, et prædatus est ea

PRÆEO.

3 *Reg.* 14-28 Portabant ea qui præeundi habebant offic.
Judith. 2- 8 Omnemque expeditionem suam fecit præire
Eccli. 4-12 Et præibit in via justitiæ
32-14 Ante grandinem præibit coruscatio
Et ante verecundiam præibit gratia
1 *Mac.* 9-11 Fundibularii et sagittarii præibant exercit.
2 *Mac.* 6-19 Voluntarie præibat ad supplicium
Marc. 11- 9 Et qui præibant, et qui sequebantur
Luc. 1-76 Præibis e. ante faciem Dom. parare vias ejus
18-39 Qui præibant, increpabant eum ut taceret

PRÆFATIO.

2 *Mac.* 2-33 De præfatione tantum dixisse sufficiat

PRÆFATUS.

Dan. 5-13 Ad quem præfatus rex, ait : Tu es Daniel

PRÆFERO.

Gen. 29-30 Amorem sequentis priori prætulit
Deut. 21-16 Non poterit... et præferre filio odiosæ
Sap. 2-16 Et præfert novissima justorum
15- 9 Sed et ærarios imitatur, et gloriam præfert
2 *Mac.* 4-29 Sostratus autem prælatus est Cypriis
10- 7 Et palmas præferebant ei qui prosperavit

PRÆFICIO *et* PRÆFECTUS.

Gen. 41-33 Et præficiat eum terræ Ægypti
Exod. 5- 6 Præcepit... præfectis operum et exactoribus
-10 Igitur egressi præfecti operum et exactores
-13 Præfecti quoque operum instabant
Num. 7- 2 Præfectique eorum qui numerati fuerant
3 *Reg.* 4- 7 Habebat a. Salomon duodecim præfectos
-27 Nutriebantque eos supradicti regis præfecti
9-22 Et præfecti curruum et equorum
11-28 Constituerat eum præfectum super tributa
16- 9 In domo Arsa præfecti Thersa
4 *Reg.* 10- 5 Miserunt ergo... et præfecti civitatis
22- 9 Ut distribueretur fabris a præfectis operum
25-19 Qui erat præfectus super bellatores viros
-22 Præfecit Godoliam filium Ahicam
1 *Par.* 9-31 Præfectus erat eorum, quæ in sartagine frigebantur
26- 6 Nati sunt filii, præfecti familiarum suarum
27- 1 Et præfecti qui ministrabant regi
2 *Par.* 31-12 Fuit a. præfectus eorum Chonenias Levita
34-17 Datumque est præfectis artificum
Esth. 1- 3 Et præfectis provinciarum coram se
Jerem. 40- 7 Quod præfecisset rex Babylonis Godoliam
41- 2 Quem præfecerat rex Babylonis terræ
Dan. 2-48 Et præfectum magistratuum super cunctos
3- 2 Misit ad congregandos... tyrannos et præfectos

PRÆFINITIO.

Ephes. 3-11 Secundum præfinitionem sæculorum

PRÆFINITUS, A, UM.

1 *Reg.* 30-25 Et deinceps constitutum et præfinitum
Ezech. 21-25 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
-29 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
Dan. 11-35 Dealbentur usque ad tempus præfinitum
-40 Et in tempore præfinito præliabitur
12- 9 Usque ad præfinitum tempus
-13 Tu a. vade ad præfinitum : et requiesces
Galat. 4- 2 Usque ad præfinitum tempus a patre

PRÆGNANS.

Exod. 21-22 Et percusserit quis mulierem prægnantem
1 *Reg.* 4-19 Nurus a. ejus, uxor Phinees, prægnans erat
4 *Reg.* 8-12 Parvulos eor. elides, et prægnantes divides
15-16 Et interfecit omnes prægnantes ejus
Eccle. 11- 5 Compingantur ossa in ventre prægnantis
Jerem. 31- 8 Inter quos erunt..prægnans et pariens simul
Amos. 1-13 Eo quod dissecuerit prægnantes Galaad
Matth. 24-19 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
Marc. 13-17 Væ autem prægnantibus, et nutrientibus
Luc. 2- 5 Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante
21-23 Væ autem prægnantibus et nutrientibus

PRÆGRANDIS.

Ezech. 13-11 Dabo lapides prægrandes desuper irruentes

PRÆGUSTATUS.

Exod. 22-31 Carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis

PRÆJUDICIUM.

1 *Tim.* 5-21 Ut hæc custodias sine præjudicio

PRÆLIATOR.

Isai. 42-13 Sicut vir præliator suscitabit zelum

PRÆLIOR.

Gen. 49-19 Gad accinctus præliabitur ante eum
Judic. 3- 2 Et habere consuetudinem præliandi
20-16 Ita sinistra ut dextra præliantes
1 *Reg.* 13- 5 Philisthiim congregati sunt ad præliandum
18-17 Esto vir fortis, et præliare bella Domini
25-28 Quia prælia Dom., domine mi, tu præliaris
29- 4 Ne fiat nobis adversarius, cum præliari cœperimus
2 *Reg.* 11-20 Quare accessistis ad mur. ut præliaremini?
3 *Reg.* 20-14 Et ait : Quis incipiet præliari?
-18 Sive ut prælientur, vivos eos capite
-39 Serv. t. egressus est ad præliandum cominus
22- 4 Veniesne mec. ad præliandum in Ramoth
-15 Ire debemus... ad præliandum, an cessare?
4 *Reg.* 8-28 Ad præliandum contra Hazaël regem Syriæ
-29 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
9-15 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
14-28 Et fortitudo ejus qua præliatus est
16- 5 Tunc ascendit... in Jerus. ad præliandum
1 *Par.* 5-10 In dieb. a. Saul præliati sunt contra Agareos
-20 Quia Deum invocaverunt cum præliarentur
2 *Par.* 14-13 Et exercitu illius præliante
Isai. 7- 1 Ascendit... in J. ad præliandum contra eam
31- 4 Ut prælietur super montem Sion
37- 8 Invenit reg. Assyr. præliantem adv. Lobnam
Jerem. 21- 2 Rex Babylonis præliatur adversum nos
32-24 Qui præliantur adversus eam a facie gladii
-29 Venient Chaldæi præliantes adv. urb. hanc
34-22 Præliabuntur adversus eam, et capient eam
37- 9 Chaldæorum, qui præliantur adversum vos
48-14 Fortes sumus, et viri robusti ad præliandum
Dan. 10-20 Ut prælier adversum principem Persarum
11-40 Præliabitur adversus eum rex Austri
Zach. 14- 3 Et præliabitur contra gentes illas, sicut præliatus est in die certaminis
1 *Mac.* 3- 2 Et præliabantur prælium Israël cum lætitia
8-26 Et præliantibus non dabunt...triticum
Apoc. 12- 7 Angeli ejus præliabantur cum dracone

PRÆLIUM.

Num. 31-36 Dataque est media pars his qui in prælio fuerant
-42 Quam separaverat his qui in prælio fuerant
32-17 Accincti pergemus ad prælium ante filios Isr.
Deut. 2- 9 Nec ineas adversus eos prælium
-19 Ne pugnes contra eos, nec mov. ad prælium
-24 Et committe adversus eum prælium
Deut. 2-32 Egressusque est Sehon... cum omni populo suo ad prælium in Jasa
20- 2 Appropinquante a. jam prælio, stabit sac.
Josue. 11-23 Quievitque terra a præliis
14-15 Et terra cessavit a præliis
Judic. 12- 3 Quid commerui, ut adversum me consurgatis in prælium
20-24 Cumq. filii Israël.. ad prælium processissent
1 *Reg.* 4- 1 Et egressus q. est Israël obviam Philisthiim in prælium
-16 Ego sum qui veni de prælio
7-10 Philisthiim iniere prælium contra Israel
13-22 Cumque venisset dies prælii
14-22 Sociaverunt se cum suis in prælio
-52 Virum fortem et aptum ad prælium
17- 1 Congregantes a. Phil. agmina s. in prælium
- 8 Quare venistis parati ad prælium?
-13 Abierunt autem tres filii ejus majores post Saül in prælium
-28 Quia ut videres prælium, descendisti
25-28 Quia prælia Dom., domine mi, tu præliaris
26-10 Aut in prælium descendens periérit
29- 4 Et non descendat nobiscum in prælium
- 9 Non ascendet nobiscum in prælium
30-24 Æqua e. pars erit descendentis ad prælium
31- 3 Totumque pondus prælii versum est in Saul
2 *Reg.* 1- 4 Fugit populus ex prælio, et multi corruentes
-25 Quomodo ceciderunt fortes in prælio?
3- 6 Cum ergo esset prælium inter domum Saul et domum David
-30 Quod occidisset Asaël.. in Gabaon, in prælio
5-24 Cum audieris sonitum.. tunc inibis prælium
10- 9 Quod præparatum esset advers. se prælium
11-15 Ubi fortissimum est prælium
-18 Et nuntiavit David omnia verba prælii
18- 6 Et factum est prælium in saltu Ephraim
- 8 Fuit autem ibi prælium dispersum
19- 3 Populus versus et fugiens de prælii
21-15 Factum est autem rursum prælium
22-35 Docens manus meas ad prælium
-40 Accinxisti me fortitudine ad prælium
23- 9 Et congregati sunt illuc in prælium
3 *Reg.* 2- 5 Et posuit cruorem prælii in balteo suo
15- 7 Fuitque prælium inter Abiam et inter Jerob.
16- 5 Quæcumque fecit, et prælia ejus, nonne hæc
-27 Prælia ejus quæ gessit, nonne hæc scripta
22-30 Sume arma, et ingredere prælium
-35 Commissum est ergo prælium in die illa
-46 Quæ gessit, et prælia, nonne hæc scripta s.
4 *Reg.* 3- 7 Veni mecum contra eum ad prælium
13-25 Quas tulerat de manu Joachaz.. jure prælii
14- 7 Et apprehendit petram in prælio
18-20 Ut prepares te ad prælium
1 *Par.* 5-18 Et tendentes arcum, eruditique ad prælia
7- 4 Accincti ad prælium, viri fortissimi
-11 Viri fortissimi... ad prælium procedentes
10- 3 Et aggravatum est prælium contra Saul
11-13 Congregati sunt ad locum illum in prælium
12-24 Sex millia octingenti expediti ad prælium
-33 De Zabulon qui egrediebantur ad prælium
-35 De Dan etiam præparati ad prælium
19-14 Perrexit.. Joab.. contra Syrum ad prælium
26-27 De bellis et manubiis præliorum
2 *Par.* 17-17 Hunc sequebatur robustus ad prælia Eliada
25-13 Ne secum iret ad prælium
26-11 Bellatorum ejus, qui procedebant ad prælia
28-12 Contra eos qui veniebant de prælio
35-23 Educite me de prælio, quia oppido vulneratus sum
1 *Esdr.* 4-19 Et seditiones et prælia concitantur in ea
Judith. 5-22 Exterminati sunt præliis a multis nationibus
14-12 Ausi sunt provocare nos ad prælium
16-14 Perierunt in prælio a facie Domini Dei mei
Esth. 11- 6 Paratique contra se in prælium
Job. 15-24 Sicut regem qui præparatur ad prælium
Psal. 17-35 Qui docet manus meas ad prælium
23- 8 Dominus potens in prælio
26- 3 Si exurgat adversum me prælium, in hoc ego sperabo
139- 3 Tota die constituebant prælia
143- 1 Qui docet manus meas ad prælium
Isai. 2- 4 Nec exercebuntur ultra ad prælium
3-25 Viri tui gladio cadent, et fortes tui in prælio
21-15 A facie arcus extenti, a facie gravis prælii
27- 4 Quis dabit me spinam et veprem in prælio
Jerem. 4-19 Audivit anima mea clamorem prælii
6-23 Præparati quasi vir ad prælium
8- 6 Quasi equus impetu vadens ad prælium
18-21 Juvenes eor. confodiantur gladio in prælio
28- 8 Prophetaverunt...de prælio et de afflictione
41-16 Fortes viros ad prælium, et mulieres
49- 2 Et auditum faciam... fremitum prælii
-14 Et consurgamus in prælium
-26 Et omnes viri prælii conticescent in die illa
50-42 Sicut vir paratus ad prælium contra te

Jerem. 51-30 Cessaverunt fortes Babylonis a prælio
Baruc. 6-48 Nam cum supervenerit illis prælium
Ezech. 7-14 Et non est qui vadat ad prælium
13- 5 Ut staretis in prælio in die Domini
17-17 Faciet contra eum Pharao prælium
Dan. 11-20 Conteretur, non in furore, nec in prælio
Osee. 10- 9 Non comprehendet eos in Gabaa prælium
-14 Qui judicavit Baal in die prælii
Joel. 2- 5 Velut populus fortis præparatus ad prælium
Abdiæ. - 1 Et consurgamus adversus eum in prælium
Mich. 3- 5 Sanctificant super eum prælium
Zach. 10- 4 Ex ipso arcus prælii, ex ipso egredietur
- 5 Fortes conculcantes lutum viarum in prælio
14- 2 Congregabo omnes gentes ad Jer. in prælium
1 Mac. 1- 2 Constituit prælia multa, et obtinuit
2-32 Et constituerunt adversus eos prælium
-35 Et concitaverunt adversus eos prælium
3- 2 Et præliabantur prælium Israel cum lætitia
- 3 Et succinxit se arma bellica sua in præliis
-26 Et de præliis Judæ narrabant omnes gentes
-44 Ut essent parati in prælium; et ut orarent
4- 7 Et hi docti ad prælium
-13 Et exierunt de castris in prælium
-21 Exercitum in campo paratum ad prælium
-34 Et commiserunt prælium: et ceciderunt
5- 7 Et commisit cum eis prælia multa
-21 Et commisit prælia multa cum gentibus
-39 Parati ad te venire in prælium
-42 Sed veniant omnes in prælium
-56 Res bene gestas, et prælia quæ facta sunt
-67 Dum sine consilio exeunt in prælium
6- 4 Et insurrexerunt in prælium, et fugit inde
-30 Et elephanti triginta duo, docti ad prælium
-33 Et comparaverunt se exercitus in prælium
-34 Ad acuendos eos in prælium
-42 Appropiavit Judas et exercitus ej. in prælium
7-43 Et commiserunt exercitus prælium
Et cecidit ipse primus in prælio
8- 2 Audierunt prælia eorum et virtutes bonas
9- 1 Cecidit Nicanor et exercitus ejus in prælio
-12 Commissum est prælium a mane usq. ad ves.
-17 Et ingravatum est prælium, et ceciderunt
10- 2 Et exivit obviam illi in prælium
-15 Et narraverunt ei prælia et virtutes
-49 Et commiserunt prælium duo reges, et fugit
-50 Et invaluit prælium nimis, donec occidit sol
-78 In Azotum, et commiserunt prælium
11-69 Exurrexerunt... et commiserunt prælium
-72 Et reversus est Jonathas ad eos in prælium
12-13 Nos autem circumdederunt multæ tribulationes et multa prælia
-14 Molesti esse... amicis nostris in his præliis
-41 Et exivit Jonathas obviam illi... in prælium
-50 Et exierunt parati in prælium
13- 3 Fecimus pro legibus et pro sanctis prælia
- 9 Pugna prælium nostr.: et omnia... faciemus
-14 Et quia commissurus esset cum eo prælium
-54 Quod fortis prælii vir esset
14-28 Frequenter facta sunt prælia in regione n.
2 Mac. 2-21 Sed et de præliis quæ pertinent ad Antioc.
8-20 Et de prælio quod eis adversus Galatas fuit
Matth. 24- 6 Audituri enim estis prælia et opiniones præliorum
Luc. 21- 9 Cum autem audieritis prælia et seditiones
Apoc. 9- 7 Similes equis paratis in prælium
12- 7 Et factum est prælium magnum in cœlo
-17 Et abiit facere prælium cum reliquis
16-14 Congregare illos in prælium ad diem magn.
19-19 Ad faciendum prælium cum illo qui sedebat
20- 7 Et congregabit eos in prælium

PRÆMEDITOR.

Luc. 21-14 Non præmeditari quemadm. respondeatis

PRÆMITTO.

Gen. 45- 7 Præmisitque me Deus ut reservemini
4 Reg. 6-32 Præmisit itaque virum: et antequam veniret
Sap. 19- 2 Cum magna sollicitudine præmisissent illos
2 Mac. 6-23 Dicens, præmitti se velle in infernum
12-21 Timotheus præmisit mulieres et filios
14-19 Quamobrem præmisit Posidonium
Tit. 3-13 Apollo sollicite præmitte, ut nihil illis desit

PRÆMIUM.

2 Reg. 5- 8 Proposuerat e. David in die illa præmium
Tobiæ. 4-10 Præmium enim bonum tibi thesaurizas
Esth. 6- 3 Quid pro hac fide honoris ac præmii Mardochæus consecutus est?
Sap. 4- 2 Incoinquinatorum cert. præmium vincens
Dan. 2- 6 Præmia et dona... accipietis a me

PRÆMONEO.

Sap. 18-19 Hæc præmonebant, ne inscii, quare mala patiebantur, perirent
Matth. 14- 8 At illa præmonita a matre sua, Da mihi

PRÆNOSCENS.

Gen. 15-13 Scito prænoscens quod peregrinum futurum sit semen tuum in terra non sua

PRÆNUNTIO.

Act. 3-18 Quæ prænuntiavit per os omnium prophet.
7-52 Qui prænuntiabant de adventu Justi
Galat. 3- 8 Prænuntiavit Abrahæ: Quia benedicentur
1 Petr. 1-11 Prænuntians eas quæ in Christo sunt passiones

PRÆOCCUPO.

Judic. 7-24 Et præoccupavit aquas atque Jordanem
4 Reg. 6-10 Et præoccupavit eum, et observavit se ibi
Judith. 4- 3 Præoccupaverunt omnes vertices montium
Psal. 17- 6 Præoccupaverunt me laquei mortis
94- 2 Præoccupemus faciem ejus in confessione
Sap. 4- 7 Justus autem si morte præoccupatus fuerit
6-14 Præoccupat qui se concupiscunt
17-16 Agri laborum operarius præoccupatus esset
Jerem. 51-32 Vada præoccupata sunt, et paludes incensæ
Jonæ. 4- 2 Propter hoc præoccupavi ut fugerem in Tharsis
1 Mac. 10-23 Quod præoccupavit nos Alexander apprehendere amicitiam Judæorum
Galat. 6- 1 Si præoccupatus fuer. homo in aliq. delicto

PRÆORDINO.

Act. 10-41 Sed testibus præordinatis a Deo
13-48 Quotquot erant præordinati ad vitam ætern.
22-14 Deus patrum nostrorum præordinavit te

PRÆPARATIO.

4 Reg. 6-23 Appositaque est eis ciborum magna præparatio
Judith. 4- 4 Et congregaverunt frumenta in præparationem pugnæ
7- 2 Præter præparationes virorum illorum
Ps. H. 10-17 Præparationem cordis eor. audivit auris t.
64-10 Quoniam ita est præparatio ejus
88-15 Justitia et judicium præparatio sedis tuæ
Sap. 13-12 Ad præparationem escæ abutatur
Nahum. 2- 3 Igneæ habenæ currus in die præparationis
Ephes. 6-15 Et calceati pedes in præparatione Evangelii

PRÆPARO.

Gen. 24-14 Ipsa est, quam præparasti servo tuo Isaac
-31 Præparavi domum et locum camelis
-44 Ipsa est mulier quam præparavit Dominus
41-36 Et præparetur futuræ septem annorum fami
Exod. 12-39 Nec pulmenti quidq. occurrerat præparare
25-26 Quatuor quoque circulos aureos præparabis
35-28 Ad præparandum unguentum ac thymiama
Levit. 7- 9 Et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur
Num. 31-20 Sive vas, et aliquid in utensilia præparatum
Deut. 20- 9 Unusquisque suos ad bellandum cuneos præparabit
Josue. 1-11 Præparate vobis cibaria: quon. post diem
Judic. 16-12 In cubiculo insidiis præparatis
20-36 Ut ad præparatas insidias devenirent
1 Reg. 2- 3 Dom. est, et ipsi præparantur cogitationes
7- 3 Præparate corda vestra Dom., et servite ei
13-13 Jam nunc præparasset Dom. regnum tuum
17-21 Philisthiim ex adverso fuerant præparati
23- 9 Quia præpararet ei Saül clam malum
-22 Diligentius præparate, et curiosius agite
28- 1 Ut præpararentur ad bellum contra Israel
2 Reg. 10- 9 Quod præparatum esset advers. se prælium
12- 4 Præparavit cibos homini qui venerat ad se
3 Reg. 5-18 Porro Giblii præparaverunt ligna et lapides
4 Reg. 10-24 Jehu autem præparaverat sibi foris octoginta viros
18-20 Inisti consilium, ut præpares te ad prælium
1 Par. 9-32 Ut semper novos per singula sabbata præpararent
12-35 De Dan etiam præparati ad prælium
-39 Præparaverant enim eis fratres sui
15- 3 In locum suum, quem præparaverat ei
-12 Ad locum qui ei præparatus est
22- 3 Ferrum quoque plurimum... ad commissuras atque juncturas præparavit David
- 5 Præparabo ergo ei necessaria
Ante mortem s. omnes præparavit impensas
-14 Præparavi impensas domus Domini
Ligna et lapides præparavi ad universa impendia
28- 2 Et ad ædificandum, omnia præparavi
29- 1 Neque enim homini præparatur habitatio
- 2 Præparavi impensas domus Dei mei
- 3 Exceptis his, quæ præparavi in ædem sanct.
2 Par. 1- 4 Arcam a. Dei adduxerat David de Cariathiarim, in locum quem præparaverat ei
2- 7 Quos præparavit David pater meus
2 Par. 8-16 Omnes impensas præparatas habuit Salomon
12-14 Non præparavit cor suum ut quæreret Do.
16- 6 Ligna quæ ædificationi præparaverat Baasa
19- 3 Et præparaveris cor tuum ut requireres Do.
26-14 Præparavit quoque eis Ozias...clypeos
29-27 Organis, quæ David rex Isr. præparaverat
31-11 Ut præpararent horrea in domo Domini
35- 4 Et præparate vos per domos et cognationes
- 6 Fratres etiam vestros... præparate
-10 Præparatumq. est ministerium, et steterunt
-22 Sed præparavit contra eum bellum
2 Esdr. 8-10 Mittite partes his qui non præparaverunt
Tobiæ. 7-18 Præcepit ei ut præpararet alterum cubicul.
8-21 Et præpararet omnia, quæ in cibos erant iter agentibus necessaria
Judith. 5- 1 Quod filii Is. præpararent se ad resistendum
Esth. 1- 5 Jussit septem diebus convivium præparari
2-18 Jussit convivium præparari permagnificum
6- 4 Affigi patibulo, quod ei fuerat præparatum
11- 9 Conturbataq. est gens justorum timentium mala sua, et præparata ad mortem
Job. 15-24 Sicut regem, qui præparatur ad prælium
-35 Et uterus ejus præparat dolos
24- 5 Vigilantes ad prædam, præparant panem
27-16 Et sicut lutum præparaverit vestimenta
-17 Præparabit quidem, sed justus vestietur illis
28-27 Et enarravit, et præparavit, et investigavit
38-23 Quæ præparavi in tempus hostis, in diem
-41 Quis præparat corvo escam suam
Psal. 20-13 In reliquiis tuis præparabis vultum eorum
23- 2 Fundavit eum: et super flumina præparavit eum
28- 9 Vox Domini præparantis cervos
32-14 De præparato habitaculo suo respexit
64- 7 Præparans montes in virtute tua
88- 3 Præparabitur veritas tua in eis
- 5 Usque in æternum præparabo semen tuum
Prov. 7-10 Occurrit illi mulier ornatu meretricio, præparata ad capiendas animas
8-27 Quando præparabat cœlos, aderam
11-19 Clementia præparat vitam, et sectatio
14-22 Misericordia et veritas præparant bona
16- 1 Hominis est animam præparare
24-27 Præpara foris opus t., et diligenter exerce
30-25 Qui præparat in messe cibum sibi
Eccle. 2-10 Et oblectaret se in his, quæ præparaveram
Sap. 9- 8 Tabernaculi... quod præparasti ab initio
Eccli. 2- 1 Et præpara animam tuam ad tentationem
-20 Qui timent Dom., præparabunt corda sua
18-23 Ante orationem præpara animam tuam
39-37 Super terram in necessitat. præparabuntur
51- 4 Et liberasti me... a rugientibus, præparatis ad escam
Isai. 2- 2 Erit in novissimis diebus præparatus mons
14-21 Præparate filios ejus occisioni in iniquitate
16- 5 Et præparabitur in misericordia solium
30-33 Præparata est enim ab heri Topheth, a rege præparata, profunda, et dilatata
62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
64- 4 Oculus non vidit, Deus, absque te, quæ præparasti expectantibus te
Jerem. 6-23 Ascendent, præparati quasi vir ad prælium
10-12 Præparat orbem in sapientia sua
46- 3 Præparate scutum et clypeum, et procedite
-14 Sta, et præpara te: quia devorabit gladius
50- 9 Præparabuntur adv. eam, et inde capietur
-14 Præparamini contra Babylon. per circuitum
51-12 Levate custodes, præparate insidias
-15 Præparavit orbem in sapientia sua
Baruc. 3-32 Qui præparavit terram in æterno tempore
Ezech. 7-14 Canite tuba, præparentur omnes
28-13 Et foramina tua in die, qua conditus es, præparata sunt
38- 7 Præpara, et instrue te et om. multitudinem
Dan. 11-11 Et præparabit multitudinem nimiam
-13 Præparabit multitudinem multo majorem
Osee. 6- 3 Quasi diluculum præparatus est egressus ej.
Joel. 2- 5 Populus fortis, præparatus ad prælium
Amos. 4-12 Præparare in occursum Dei tui, Israel
Jonæ. 2- 1 Et præparavit Dominus piscem grandem
4- 6 Et præparavit Dominus Deus hederam
Mich. 4- 1 In novissimo dierum erit mons domus Domini præparatus in vertice montium
Nahum. 2- 5 Et præparabitur umbraculum
Habac. 2-12 Væ qui... et præparat urbem in iniquitate
Soph. 1- 7 Quia præparavit Dominus hostiam
Malac. 3- 1 Et præparabit viam ante faciem meam
1 Mac. 3-15 Præparavit se: et ascenderunt cum eo castra
2 Mac. 2-28 Sicut hi qui præparant convivium
13-12 Hortatus est eos Judas ut se præpararent
Matth. 11-10 Qui præparabit viam tuam ante te
Marc. 1- 2 Qui præparabit viam tuam ante te
Luc. 7-27 Qui præparabit viam tuam ante te
12-47 Qui cognovit voluntatem domini sui, et non præparavit

Joan. 14- 3 Et si abiero, et præparavero vobis locum
Act. 21-15 Post dies a. istos præparati, ascendebamus
23-24 Jumenta præparate, ut imponentes Paulum
Rom. 9-23 In vasa miseric. quæ præparavit in gloriam
1 Cor. 2- 9 Quæ præparavit Deus iis qui diligunt illum
2 Cor. 9- 5 Præparent repromissam benediction. hanc
10-16 In iis quæ præparata sunt gloriari
Ephes. 2-10 Quæ præparavit Deus ut in illis ambulemus
Apoc. 8- 6 Præparaverunt se ut tuba canerent
16-12 Ut præpararetur via regibus ab ortu solis
19- 7 Et uxor ejus præparavit se

PRÆPONO et PRÆPOSITUS.

Gen. 39- 4 Et ministrabat ei, a quo præpositus omnibus
40- 9 Narravit prior, præpositus pincernarum
-23 Præpositus pincernarum oblitus est interp.
41-34 Qui constituat præpositos per cunctas reg.
-43 Præpositum esse scirent univ. terræ Ægypti
Exod. 1-11 Præposuit itaque eis magistros operum
5-15 Veneruntque præpositi filiorum Israël
-19 Videbantque se præpositi filiorum Israël
Judic. 20-28 Phinees filius Eleazari... præpositus domus
3 Reg. 2-15 Me præposuerat omnis Israël sibi in regem
4- 6 Et Ahisar præpositus domus
5-16 Absq. præpositis qui præerant sing. operibus
9-23 Super omnia opera Salomonis præpositi
4 Reg. 10- 5 Miserunt ergo præpositi domus
18-18 Eliacim filius Helciæ, præpositus domus
-37 Eliacim filius Helciæ, præpositus domus
19- 2 Et misit Eliacim præpositum domus
22- 5 Deturque fabris per præpositos domus Do.
1 Par. 23- 4 Præpositorum autem et judicum sex millia
26-24 Subaël autem... præpositus thesauris
-32 Præposuit autem eos David rex Rubenitis
27-29 Præpositus fuit Setraï Saronites
28- 1 Præpositos turmarum, qui ministrabant regi
2 Par. 2- 2 Præpositosque eorum tria millia sexcentos
-18 Et sexcentos præpositos operum populi
23-18 Constituit a. Joïada præpositos in domo Do.
31-13 Præpositi sub manibus Choneniæ
-14 Præpositus erat iis quæ sponte offerebantur
34-12 Erant autem præpositi operantium
2 Esdr. 11- 9 Et Joël filius Zechri præpositus eorum
-14 Et præpositus eor. Zabdiel filius potentium
12-41 Cecinerunt cantores, et Jezraïa præpositus
13- 4 Qui fuerat præpositus in gazophylacio
Esth. 1- 8 Præponens mensis singulos de principibus s.
2- 3 Qui est præpositus et custos mulierum reg.
13- 6 Aman, qui omn. provinciis præpositus est
Sap. 7- 8 Et præposui illam regnis et sedibus
Eccli. 17-14 In unamquamq. gentem præposuit rectorem
Isai. 22-15 Ingredere... ad Sobnam præpositum templi
60-17 Ponam... et præpositos tuos justitiam
Jerem. 37-14 Ipse enim præpositus erat super carcerem
40- 5 Quem præposuit rex Babylonis civitatibus
-11 Quod præposuisset super eos Godoliam
41-18 Quem præposuerat rex Bab. in terra Juda
49-19 Et quis erit electus quem præponam ei?
50-44 Et quis erit electus quem præponam ei?
52-25 Qui erat præpositus super viros bellatores
Dan. 1- 3 Et ait rex Asphenez præposito eunuchorum
- 7 Imposuit eis præpositus eunuchor. nomina
- 8 Et rogavit eunuchorum præpositum ne contaminaretur
-18 Introduxit eos præpositus eunuchorum
1 Mac. 1-53 Et præposuit principes populo
6-14 Præposuit eum super universum regnum s.
12-45 Et universos præpositos negotii
13-37 Scribere præpositis regis remittere vobis
14-42 Ut constitueret præpositos super opera eor.
2 Mac. 3- 4 Simon... præpositus templi constitutus
4-27 Sostratus, qui arci erat præpositus
5-22 Reliquit autem et præpositos ad affligendam gentem
11- 1 Lysias... ac negotiorum præpositus
12-32 Contra Gorgiam præpositum Idumææ
13- 2 Procuratorem et præpositum negotiorum
14-12 Nicanorem præpositum elephantorum
Act. 7-10 Et constituit eum præpositum super Ægyp.
2 Cor. 11-32 Damasci præpositus gentis Aretæ regis
1 Tim. 3- 4 Suæ domui bene præpositum
Hebr. 13- 7 Mementote præpositorum vestrorum
-17 Obedite præpositis vestris, et subjacete
-24 Salutate omnes præpositos vestros

PRÆPUTIUM.

Gen. 17-11 Et circumcidetis carnem præputii vestri
-14 Cujus præputii caro circumcisa non fuerit
-23 Et circumcidit carnem præputii eorum
-24 Quando circumcidit carnem præputii sui
Exod. 4-25 Et circumcidit præputium filii sui
Levit. 19-23 Auferetis præputia eorum
Deut. 10-16 Circumcidite igitur præputium cordis vestri
Josue. 5- 3 Circumcidit filios Isr. in colle Præputiorum
- 7 Sicut nati fuerant, in præputio erant
1 Reg. 18-25 Nisi tantum centum præputia Philisthinor.
-27 Et attulit eorum præputia, et annumeravit
2 Reg. 3-14 Quam despondi mihi cent. præputiis Philist.
Judith. 14- 6 Et circumcidit carnem præputii sui
Jerem. 4- 4 Et auferte præputia cordium vestrorum
9-25 Qui circumcisum habet præputium
-26 Quia omnes gentes habent præputium
1 Mac. 1-16 Et fecerunt sibi præputia, et recesserunt
Act. 11- 3 Quare introisti ad viros præputium habentes?
Rom. 2-25 Circumcisio tua præputium facta est
-26 Si igitur præputium justitias legis custodiat
Nonne præputium illius in circumcisionem reputabitur
-27 Judicabit id quod ex natura est præputium
3-30 Circumcisionem ex fide, et præputium per fidem
4- 9 In circumcisione... an etiam in præputio?
-10 In circumcisione, an in præputio?
Non in circumcisione, sed in præputio
-11 Signacul. justitiæ fidei, quæ est in præputio
Pater omnium credentium per præputium
-12 Quæ est in præputio patris nostri Abrahæ
1 Cor. 7-18 Circumcisus aliquis vocatus est? non adducat præputium. In præputio aliquis vocatus est? non circumcidatur
-19 Præputium nihil est, sed observatio mandat.
Galat. 2- 7 Quod creditum est mihi Evangel. præputii
5- 6 Neque circumcisio aliquid valet neque præputium
6-15 Neque circumcisio aliquid valet, neque præputium
Ephes. 2-11 Qui dicimini præputium, ab ea quæ dicitur..
Colos. 2-13 In delictis, et præputio carnis vestræ
3-11 Ubi non est... circumcisio, et præputium

PRÆRIPIO.

Gen. 30-15 Quod præripueris maritum mihi

PRÆRUPTUS, A, UM.

1 Reg. 14- 4 Scopuli hinc et inde prærupti
2 Par. 25-12 Adduxerunt ad præruptum cujusdam petræ
Job. 39-28 Et in præruptis silicibus commoratur
Zach. 14- 4 Prærupto grandi valde
2 Mac. 14-46 Et stans supra quamdam petram præruptam

PRÆSAGUS.

Gen. 41-11 Vidimus somnium præsagum futurorum

PRÆSCIENTIA.

Eccli. 31- 2 Cogitatus præscientiæ avertit sensum
Act. 2-23 Et præscientia Dei traditum... interemistis
1 Petr. 1- 2 Secundum præscientiam Dei Patris

PRÆSCINDO.

1 Reg. 24-12 Cum præscinderem summitat. chlamydis t.
2 Reg. 10- 4 Et præscidit vestes eorum medias
2 Mac. 7- 4 Summas quoq. manus et pedes ei præscindi

PRÆSCIO.

4 Reg. 19-27 Et viam tuam ego præscivi
Sap. 19- 1 Præsciebat enim et futura illorum
Act. 26- 5 Præscientes me ab initio si velint testim.
Rom. 8-29 Quos præscivit, et prædestinavit conformes
11- 2 Non repulit Deus plebem suam quam præscivit
2 Petr. 3-17 Vos igitur, fratres, præscientes custodite

PRÆSCRIBO.

2 Par. 30- 5 Non fecerant sicut lege præscriptum est
Galat. 3- 1 Ante quor. oculos J. Christ. præscriptus est
Judæ. - 4 Qui olim præscripti sunt in hoc judicium

PRÆSENS.

Gen. 15-16 Iniquitates Amorrhæorum usque ad præsens tempus
19-37 Pater Moabitarum usq. in præsentem diem
23-11 Præsentibus filiis populi mei, sepeli
26-33 Bersabee, usque in præsentem diem
31-50 Absque Deo, qui præsens respicit
32- 4 Et fui usque in præsentem diem
-32 Non comedunt nervum... usque in præsentem diem
35-20 Hic est titulus... usque in præsentem diem
42-25 Tollensq. Simeon, et ligans illis præsentibus
46-34 Servi tui ab infantia nostra usque in præsens
47-26 Ex eo tempore usque in præsentem diem
48-15 Ab adolescentia m. usq. in præsentem diem
Exod. 7-16 Et usque ad præsens audire noluisti
9-18 A die qua fundata est usq. in præsens tempus
10- 6 Usque in præsentem diem
22-14 Aut mortuum fuerit, domino non præsente
Num. 22-30 Sedere consuevisti usq. in præsentem diem
Deut. 2-22 Quam possident usque in præsens
3-14 Villas Jaïr, usque in præsentem diem
4- 4 Vivitis universi usque in præsentem diem
-20 Sicut est in præsenti die
-38 Sicut cernis in præsenti die
8-18 Sicut præsens indicat dies
10- 8 Ac benediceret... usque in præsentem diem
11- 4 Et deleverit eos Do. usq. in præsentem diem
12- 9 Usq. in præsens tempus venistis ad requiem
29- 4 Possunt audire usque in præsentem diem
-15 Sed cunctis præsentibus et absentibus
34- 6 Non cognovit homo sepulcrum ejus usque in præsentem diem
Josue. 4- 9 Et sunt ibi usque in præsentem diem
5- 9 Galgala, usque in præsentem diem
-12 Sed comederunt de frugibus præsentis anni
6-25 In medio Israël usque in præsentem diem
7-26 Qui permanet usque in præsentem diem
8-29 Qui permanet usque in præsentem diem
9-27 Aquas comportantes usq. in præsens tempus
10-27 Quæ permanent usque in præsens
13-13 In medio Israël usque in præsentem diem
14-10 Sicut pollicitus est usque in præsentem diem
-14 Usque in præsentem diem
15-63 In Jerusalem usque in præsentem diem
22- 3 Longo tempore usque in præsentem diem custodientes imperium
-17 Usq. in præsentem diem macula hujus scel.
-22 Non custodiat nos sed puniat nos in præsenti
Judic. 1-21 Habitavitq. Jebusæus... usq. in præsentem
-26 Quæ ita appellatur usq. in præsentem diem
6-24 Domini Pax, usque in præsentem diem
10- 4 Oppida Jaïr, usque in præsentem diem
15-19 De Maxilla, usque in præsentem diem
19-30 Nunquam res talis facta est... usque in præsens tempus
1 Reg. 1-16 Mœroris mei, locuta sum usque in præsens
21-15 Introduxistis istum, ut fureret me præsente
2 Reg. 14-15 Ut loquar... verbum hoc præsente populo
19- 7 Super te ab adolescentia tua usq. in præsens
20- 4 In diem tertium, et tu adesto præsens
3 Reg. 8- 8 Qui et fuerunt ibi usque in præsentem diem
10-12 Neque visa usque in præsentem diem
12-19 A domo David, usque in præsentem diem
4 Reg. 5-26 Cor m. in præsenti erat quando reversus est
8- 6 A die qua reliquit terram usque ad præsens
13-23 Neque projicere penitus, usque in præsens
14- 7 Nomen ejus Jectehel, usque in præsentem
17-34 Usq. in præsentem diem morem sequuntur
-41 Ita faciunt usque in præsentem diem
1 Par. 4-41 Et deleverunt eos usq. in præsentem diem
13-11 Vocavitque locum illum : Divisio Ozæ, usque in præsentem diem
15-13 A principio, quia non eratis præsentes
2 Par. 5- 9 Fuit itaq. arca ibi usque in præsentem diem
6-15 Opere complesti, sicut et præsens tempus probat
16- 9 Propter hoc ex præsenti tempore advers. te
20-26 Vallis Benedictionis usq. in præsentem diem
34-18 Quem cum rege præsente recitasset
35-25 Usque in præsentem diem, Lamentationes
Judith. 16-31 Ex illo tempore usque in præsentem diem
Esth. 6- 1 Quæ cum illo præsente legerentur
7- 8 Vult opprimere, me præsente, in domo m.
13- 6 Die duodecimi mensis Adar anni præsentis
14-18 Huc translata sum usq. in præsentem diem
Job. 4-15 Cum spiritus me præsente transiret
Sap. 4- 2 Cum præsens est, imitantur illam
11-12 Absentes enim et præsentes similiter torquebantur
14-17 Tanq. præsentem colerent sua sollicitudine
Eccli. 44- 4 Et imperantes in præsenti populo
2 Mac. 3-23 Ipse cum satellitibus circa ærarium præsens
4-18 Cum autem... rex præsens esset
-20 Propter præsentes a. datæ sunt in fabricam
6-26 Etsi in præsenti tempore suppliciis... eripiar
7- 9 Scelestissime, in præsenti vita nos perdis
Act. 25-16 Priusquam... præsentes habeat accusatores
1 Cor. 3-22 Sive vita, sive mors, sive præsentia, sive futura
5- 3 Ego quid. absens corpore, præsens a. spiritu
Judicavi ut præsens eum, qui sic oper. est
16- 3 Cum a. præsens fuero, quos probaveritis...
2 Cor. 4-17 Id enim quod in præsenti est momentaneum
5- 8 Peregrinari a corpore, et præsentes esse ad Dominum
- 9 Sive absentes, sive præsentes, placere illi
8-14 In præsenti tempore vestra abundantia
10- 2 Rogo autem vos ne præsens audeam
-11 Absentes, tales et præsentes in facto
13- 2 Et prædico ut præsens, et nunc absens
-10 Absens scribo, ut non præsens durius agam
Galat. 1- 4 Ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam
4-18 Et non tantum cum præsens sum apud vos
Hebr. 12-11 In præsenti quidem videtur non esse gaudii
13- 5 Sine avaritia, contenti præsentibus

2 Petr. 1-12 Scientes et confirmatos vos in præsenti veritate

PRÆSENTIA.

Gen. 50-20 Ut exaltaret me, sicut in præsentiarum cernitis
2 Mac. 12-22 Timor hostibus incussus est ex præsentia Dei
15-27 Triginta quinque millia, præsentia Dei magnifice delectati
1 Cor. 16-17 Gaudeo autem in præsentia Stephanæ
2 Cor. 10-10 Præsentia autem corporis infirma et sermo
Philip. 2-12 Non ut in præsentia mei tantum, sed multo
2 Petr. 1-16 Notam fecimus vobis Domini...præsentiam

PRÆSEPE *et* PRÆSEPIUM.

3 Reg. 4-26 Quadraginta millia præsepia equorum
2 Par. 32-28 Præsepia omnium jumentorum, caulasque
Job. 6- 5 Mugiet bos cum ante præsepe plen. steterit
39- 9 Numquid.. aut morabitur ad præsepe tuum?
Prov. 14- 4 Ubi non sunt boves, præsepe vacuum est
Isai. 1- 3 Cognovit bos possessorem suum, et asinus præsepe Domini sui
Habac. 3-17 Et non erit armentum in præsepibus
Luc. 2- 7 Eum involvit, et reclinavit eum in præsepio
-12 Pannis involutum, et positum in præsepio
-16 Et Joseph, et infantem positum in præsepio
13-15 Unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum aut asinum a præsepio?

PRÆSERTIM.

Exod. 6-12 Præsertim cum incircumcisus sim labiis
10-26 Præsertim cum ignoremus quid debeat immolari
33-12 Præsertim cum dixeris: Novi te ex nomine
Levit. 10-18 Præsertim cum de sanguine illius non sit illatum
Deut. 17-16 Præsertim cum Dominus præceperit vobis
31- 2 Præsertim cum et Dominus dixerit mihi
Josue. 8-20 Præsertim cum hi qui simulaverant fugam

PRÆSES.

Esdr. 7-25 Constitue judices et præsides ut judicent
Eccli. 39- 4 Et in conspectu præsidis apparebit
Matth. 10-18 Ad præsides et ad reg. ducemini propter me
27- 2 Et tradiderunt Pontio Pilato præsidi
-11 Jesus autem stetit ante præsidem, et interrogavit eum præses, dicens
-14 Ita ut miraretur præses vehementer
-15 Consueverat præses populo dimittere unum
-21 Respondens a. præses, ait illis: Quem vultis
-23 Ait illis præses: Quid enim mali fecit
-27 Tunc milites præsidis suscipientes Jesum
28-14 Si hoc auditum fuerit a præside, nos suadebimus
Marc. 13- 9 Ante præsides et reges stabitis propter me
Luc. 2- 2 Descriptio prima facta est a præside Syriæ
20-20 Ut traderent illum principatui et potestati præsidis
21-12 Trahentes ad reges et præsides propt. nomen
Act. 23-24 Salvum perducerent ad Felicem præsidem
-26 Claudius Lysias optimo præsidi Felici, sal.
-33 Tradidissent epistolam præsidi, statuerunt
24- 1 Qui adierunt præsidem adversus Paulum
-10 Respondit... annuente sibi præside dicere
26-30 Exurrexit rex, et præses, et Bernice, et qui assidebant eis

PRÆSIDEO.

Par. 27-25 In turribus præsidebat Jonathan filius Oziæ
Par. 19-11 In his, quæ ad Deum pertinent, præsidebit
Esth. 2-14 Qui concubinis regis præsidebat
-21 Janitores erant, et in primo palatii limine præsidebant
3- 3 Pueri regis, qui ad fores palatii præsidebant
8- 9 Ab India usque ad Æthiopiam præsidebant
Eccli. 41-21 A præsidente et a potente de mendacio

PRÆSIDIUM.

Num. 14- 9 Recessit ab eis omne præsidium: Dominus
21-24 Forti præsidio tenebantur termini Ammon.
35-11 Quæ urbes esse debeant in præsidia fugitiv.
Josue. 10- 4 Ascendite et ferte præsidium ut expugnem.
- 6 Ascende cito, et libera nos, ferq. præsidium
-19 Nec dimittatis eos urbium suarum intrare præsidia
Judic. 9-49 Qui circumdantes præsidium, succenderunt
18-28 Nullo penitus ferente præsidium, eo quod
Reg. 22- 4 Cunctis diebus, quibus Dav. fuit in præsidio
- 5 Noli manere in præsidio, proficiscere
Reg. 5-17 Cum audisset David, descendit in præsidium
8- 5 Ut præsidium ferret Adarezer regi Soba
- 6 Et posuit David præsidium in Syria Damasci
-14 In Idumæa custodes, statuitque præsidium
10-19 Univ. reges, qui erant in præsidio Adarezer
18- 3 Melius est ig. ut sis nobis in urbe præsidio
2 Reg. 21-17 Præsidioque ei fuit Abisai filius Sarviæ
23-14 Et David erat in præsidio
1 Par. 11-16 Porro David erat in præsidio, et statio Phil.
12-16 Ad præsidium in quo morabatur David
18-13 Constituit in Edom præsidium ut serviret
19-12 Si autem superaverint te filii Ammon, ero tibi in præsidium
2 Par. 17- 2 Præsidiaque disposuit in terra Juda
Judith. 15- 1 Metu agitati, fugæ præsidium sumunt
Jerem. 51-30 Habitaverunt in præsidiis: devoratum est robur eorum
Ezech. 12-14 Præsidium ejus, et agmina ejus, dispergam
33-27 Qui autem in præsidiis et speluncis sunt, peste morientur
1 Mac. 11-41 Et qui in præsidiis erant, quia impugnabant
-66 Cepit civitatem, et posuit in ea præsidium
12-33 Venit usq. ad Ascal. et ad proxima præsidia
-34 Quod vellent præsidium tradere partibus Demetrii
-35 Et cogitavit cum eis ædificare præsidia
-45 Et tradam eam tibi et reliqua præsidia
13-33 Et ædificavit Simon præsidia Judææ
14-33 Et posuit illic præsidium viros Judæos
-42 Et super arma, et super præsidia
15- 7 Et præsidia quæ construxisti... maneant tibi
2 Mac. 10-32 Confugit in Gazaram præsidium munitum
-33 Lætantes obsederunt præsidium dieb. quat.
-37 Per continuum a. biduum præsidio vastato
11- 5 Illud præsidium expugnabat
- 6 Cognoverunt expugnari præsidia, cum fletu
12-18 Relicto in quodam loco firmissimo præsidio
-19 Peremerunt a Timotheo relictos in præsidio
-21 In præsidium, quod Carnion dicitur
13-19 Beths. quæ erat Jud. præsidium munitum

PRÆSTABILIS.

Joel. 2-13 Et præstabilis super malitia

PRÆSTATIONES.

1 Mac. 10-28 Et remittemus vobis præstationes multas

PRÆSTO, AS.

Deut. 8-17 Hæc mihi omnia præstiterunt
Josue. 21-43 Quod illis præstiturum se esse promiserat
23-14 Præstiturum vobis esse pollicitus est
24-20 Subvertet postquam vobis præstiterit bona
Judic. 11-37 Hoc solum mihi præsta quod deprecor
18- 4 Hæc et hæc præstitit mihi Michas
4 Reg. 17- 4 Ne præstaret tributa regi Assyriorum
1 Par. 4-10 Et præstitit Deus quæ precatus est
17-16 Et quæ domus mea, ut præstares mihi talia?
19- 2 Præstitit enim mihi pater ejus gratiam
2 Par. 6-15 Qui præstitisti servo tuo David patri meo
15-15 Præstititque eis Do. requiem per circuitum
32-22 Et præstitit eis quietem per circuitum
Psal. 18- 8 Testimonium..sapientiam præstans parvulis
29- 8 Domine... præstitisti decori meo virtutem
Sap. 16-20 Et paratum panem de cœlo præstitisti illis
17- 4 Tristes illis appar. pavorem illis præstabant
-12 Majorem computat inscientiam ejus causæ, de qua tormentum præstat
18- 3 Et solem sine læsura boni hospitii præstitisti
Eccli. 18-31 Si præstes animæ tuæ concupiscentias ejus
29- 4 Præstiterunt molestiam his qui se adjuver.
Isai. 31- 3 Et cadet cui præstatur auxilium
2 Mac. 1-25 Solus præstans, solus justus, et omnipotens
3- 3 Ita ut Seleucus Asiæ rex de redditibus suis præstaret omnes sumptus ad ministerium
9-16 Sumptus de redditibus suis præstaturum
10-29 Frenis aureis decori, ducatum Judæis præstantes
Matth. 15-14 Cæcus autem si cæco ducatum præstet
Luc. 7- 4 Quia dignus est ut hoc illi præstes
Joan. 16- 2 Arbitretur obsequium se præstare Deo
Act. 16-16 Quæ quæstum magnum præstabat dom. suis
19-24 Præstabat artificibus non modicum quæst.
22- 2 Magis præstiterunt silentium
24-27 Volens a. gratiam præstare Judæis Felix
25- 9 Festus a. volens gratiam præstare Judæis
28- 1 Barbari vero præstabant non modicam humanitatem nobis
Rom. 9-15 Misericordiam præstabo cujus miserebor
13- 6 Ideo enim et tributa præstatis
2 Cor. 9-10 Et panem ad manducandum præstabit
Colos. 4- 1 Quod justum est et æquum, servis præstate
1 Tim. 1- 4 Quæ quæstiones præstant magis quam ædificationem Dei
6-17 Qui præstat nobis om. abunde ad fruendum
Hebr. 4- 8 Nam si eis Jesus requiem præstitisset

PRÆSTO. *Adverb.*

Gen. 37-14 (*Quo respondente,*) Præsto sum, ait ei: Vade
Num. 18- 2 Præstoque sint, et ministrent tibi
1 Reg. 3-16 Qui respondens, ait: Præsto sum
1 Reg. 12- 2 Usque ad hanc diem, ecce præsto sum
-13 Nunc ergo præsto est rex vester, quem eleg.
22-12 Qui respondit: Præsto sum, domine
2 Reg. 15-26 Præsto sum, faciat quod bonum est coram se
Job. 23-14 Et alia multa similia præsto sunt ei
Act. 24-19 Judæi, quos oportebat apud te præsto esse
Hebr. 7-13 De alia tribu est, de qua nullus altari præsto fuit
10-11 Et omnis quidem sacerdos præsto est
2 Petr. 1- 9 Cui enim non præsto sunt hæc, cæcus est

PRÆSTOLATIO.

Job. 17-15 Ubi est ergo nunc præstolatio mea?
Prov. 11-23 Præstolatio impiorum furor
23-18 In novissim. et præstolatio tua non auferetur

PRÆSTOLOR.

Exod. 18-14 Cur solus sedes, et o. populus præstolatur
Judic. 6-18 Respondit: Ego præstolabor adventum t.
9-25 Et dum illius præstolabantur adventum
16- 2 Et ibi tota nocte cum silentio præstolantes
Job. 7- 2 Sicut mercenarius præstolatur finem operis
30-26 Præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ
Prov. 17- 8 Gemma gratissima, expectatio præstolantis
Isai. 8-17 Et expectabo Dom... et præstolabor eum
Thren. 3-26 Bonum est præstolari cum silentio salutare
Mich. 5- 7 Et non præstolatur filios hominum

PRÆSUM.

Gen. 1-16 Fecitq. Deus... luminare majus, ut præesset diei: et luminare minus, ut præesset nocti
-18 Præessent diei ac nocti, et dividerent lucem
-26 Præsit piscibus maris, et volatilibus cœli
24- 2 Qui præerat omnibus quæ habebat
40- 2 Nam alter pincernis præerat, alter pistorib.
Exod. 3- 7 Propter duritiam eor. qui præsunt operibus
5-14 Flagellatique sunt qui præerant operibus
Deut. 17-10 Facies quodcumq. dixerint qui præsunt loco
Judic. 8-28 Per quadrag. annos, quibus Gedeon præfuit
Ruth. 1- 1 Quando judices præerant, facta est fames
2- 5 Dixitq. Booz juveni, qui messoribus præerat
3 Reg. 4-13 Ipse præerat in omni regione Argob
-14 Ahinadab filius Addo præerat in Manaim
5-16 Absq. præpositis qui præerant sing. operibus
4 Reg. 12-11 Qui præerant cæmentariis domus Domini
1 Par. 9-29 Præerant similæ, et vino, et oleo, et thuri
12-14 Novissimus centum militibus præerat
15-22 Chonenias autem... prophetiæ præerat
24- 6 Unam domum, quæ cæteris præerat, Eleaz.
26-29 Isaaritis vero præerat Chonenias, et filii ej.
-30 Mille septingt. præerant Israëli trans Jord.
27- 1 Viginti quatuor millibus singuli præerant
- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam præerat filius Zabdiel
- 6 Præerat a. turmæ ipsius Amizabad filius ejus
-16 Porro tribubus præerant Israël, Rubenitis
-26 Et agricolis... præerat Ezri filius Chelub
28- 1 Et qui præerant substantiæ et possessionibus
2 Par. 10-18 Misitque rex Roboam Aduram, qui præerat tributis
24-12 Qui præerant operibus domus Domini
34-10 Qui præerant operariis in domo Domini
Esth. 9- 3 Quæ singulis locis ac operibus præerat
Sap. 6- 6 Judicium durissimum his, qui præsunt, fiet
-23 Diligite lumen sapientiæ, omnes qui præestis
Isai. 32- 1 Regnabit rex, et princip. in judicio præerunt
Ezech. 27-27 Qui tenebant supellectilem tuam, et populo tuo præerant
1 Mac. 5-19 Præcepit illis, dicens: Præestote populo huic
10-69 Et constituit Demetrius rex Apollonium ducem, qui præerat Cœlesyriæ
14-47 Et placuit ei ut... et præesset omnibus
2 Mac. 10-32 Præsidium munitum, cui præerat Chæreas
14- 6 Ipsi... quibus præest Judas Machabæus
Rom. 12- 8 Qui præest in sollicitudine, qui miseretur
1 Thes. 5-12 Et præsunt vobis in Domino, et monent vos
1 Tim. 3- 5 Si quis autem domui suæ præesse nescit
-12 Qui filiis suis bene præsint et suis domibus
5-17 Qui bene præsunt presbyteri, duplici honore
Tit. 3- 8 Ut curent bonis operibus præesse qui cred.
-14 Discant a. et nostri bonis operibus præesse

PRÆSUMO

Judith. 6-15 Quoniam non derelinquis præsumentes de te: et præsumentes de se... humilias
9-17 Exaudi me... de tua misericordia præsumentem
Sap. 7-15 Præsumere digna horum quæ mihi dantur
17-10 Semper enim præsumit sæva, perturbata conscientia
Eccli. 32-13 In medio magnatorum non præsumas
1 Cor. 11-21 Suam cœnam præsumit ad manducandum

PRÆSUMPTIO.

Eccle. 6- 9 Hoc vanitas est, et præsumptio spiritus
Eccli. 18-10 Vidit præsumptionem cordis eorum
35-24 Donec reddat hominibus.. secundum opera Adæ, et secundum præsumptionem illius
37- 3 O præsumptio nequissima, unde creata es

PRÆTENDO.

Psal. 35-11 Prætende misericordiam tuam scientibus te

PRÆTER.

Gen. 21-26 Et ego non audivi præter hodie
39- 9 Nec quidquam est quod... non tradiderit mihi, præter te, quæ uxor ejus es
47-22 Præter terram sacerdotum, quæ a rege tradita fuerat eis
Num. 14-30 Præter Caleb filium Jephone, et Josue
28-23 Præter holocaustum matutinum quod semper offeretis
-30 Præter holocaustum sempiternum et liba ej.
29- 6 Præter holocaustum calendarum cum sacr.
-39 Præter vota et oblationes spontaneas
32-12 Præter Caleb filium Jephone Cenezæum
Deut. 1-36 Præter Caleb filium Jephone
4-35 Ipse est Deus, et non est alius præter eum
29- 1 Præter illud fœdus, quod cum eis pepigit
32-39 Videte quod... non sit alius Deus præter me
Josue. 11-19 Præter Hevæum, qui habitabat in Gabaon
22-19 Ædificato altari præter altare Do. Dei nostri
-29 Præter altare Domini Dei nostri
Judic. 8-26 Et præter torques aureas camelorum
20-15 Præter habitatores Gabaa
2 Reg. 12- 3 Pauper autem nihil habebat omnino, præter ovem unam parvulam
22-32 Quis est Deus præter Dominum : et quis fortis præter Deum nostrum ?
3 Reg. 12-20 Nec secutus est quisquam domum David præter tribum Juda solam
Tobiæ. 4-13 Et præter uxorem tuam nunquam patiaris crimen scire
6-11 Neq. fœminam ull. habet aliam præter eam
13- 4 Non est alius Deus omnipotens præter eum
Judith. 5-18 Quotiescumque a. præter ipsum Deum suum alterum coluerunt, dati sunt in prædam
-29 Et præter ipsum alius non est
7- 2 Præter præparationes virorum illorum
8- 6 Præter sabbata, et neomenias, et festa domus
-19 Nos a. alterum Deum nescimus præter ipsum
9-19 Quia tu es Deus, et non est alius præter te
Esth. 3- 3 Cur præter cæteros non observas mand. regis
5-12 Regina quoque Esther nullum alium vocavit ad convivium cum rege præter me
14- 3 Et cujus præter te nullus est auxiliator alius
Psal. 17-32 Quoniam quis Deus præter Dominum, aut quis Deus præter Deum nostrum ?
Eccli. 36- 5 Quoniam non est Deus præter te, Domine
-12 Dicentium : Non est alius præter nos
49- 5 Præter David, et Ezechiam, et Josiam
Isai. 45-21 Deus justus, et salvans non est præter me
47- 8 Ego sum, et non est præter me amplius
-10 Ego sum, et præter me non est altera
Dan. 13-16 Et non erat ibi quisquam, præter duos senes
Osee. 13- 4 Et salvator non est præter me
Marc. 11-13 Cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia
12-32 Unus est Deus, et non est alius præter eum
Luc. 13- 4 Præter omnes homines habitantes in Jerus.
Act. 8- 1 Et omnes dispersi sunt... præter Apostolos
Rom. 16-17 Præter doctrinam quam vos didicistis
1 Cor. 3-11 Nemo potest ponere, præter id quod positum est
15-27 Sine dubio præter eum, qui subjecit ei om.
2 Cor. 11-28 Præter illa quæ extrinsecus sunt
Galat. 1- 9 Si quis vobis evangelizaverit præter id quod accepistis, anathema sit
Hebr. 11-11 Etiam præter tempus ætatis

PRÆTEREA.

Exod. 20-22 Dixit præterea Dominus ad Moysen
38-26 Fuerunt præterea centum talenta argenti
2 Par. 2-10 Præterea operariis qui cæsuri sunt ligna
34- 5 Ossa præterea sacerdotum combussit
-18 Præterea tradidit mihi Helcias sacerdos
35- 7 Dedit præterea Josias omni populo
Sap. 8-13 Præterea habebo per hanc, immortalitatem

PRÆTEREO.

Gen. 31-52 Aut tu præterieris, malum mihi cogitans
37-28 Et prætereuntibus Madianitis negotiatorib.
Num. 15-22 Quod si... præterieritis quidquam horum
24-13 Non potero præterire sermonem Domini
Deut. 22- 1 Non videbis.. ovem errantem, et præteribis
26-13 Non præterivi mandata tua
Josue. 11-15 Non præteriit de universis mandatis
22-20 Nonne Achan... præteriit mandatum Dom.
23-14 Unum non præterierit incassum
-16 Eo quod præterieritis pactum Domini Dei
Judic. 9-25 Agentes prædas de prætereuntibus
Ruth. 4- 1 Cumque vidisset propinquum præterire
4 Reg. 9-37 Ut prætereuntes dicant : Hæccine est illa
12- 4 Quæ illata fuerit in templ.. a prætereuntibus
Esth. 1-19 Quam præteriri illicitum est
Job. 6-15 Fratres mei præterierunt me, sicut torrens
11-16 Quasi aquarum quæ præterierunt recordab.
14- 5 Terminos ejus, qui præteriri non poterunt
Psal. 89- 4 Tanquam dies hesterna, quæ præteriit
128- 8 Et non dixerunt qui præteribant
143- 4 Dies ejus sicut umbra prætereunt
148- 6 Præceptum posuit, et non præteribit
Eccle. 1- 4 Generatio præterit, et generatio advenit
7- 1 Quod velut umbra præterit
8- 7 Quia ignorat præterita
11- 8 Vanitatis arguentur præterita
Sap. 1- 8 Nec præteriet illum corripiens judicium
2- 7 Et non prætereat nos flos temporis
5-10 Cum præterierit, non est vestigium inven.
-15 Memoria hospitis unius diei prætereuntis
6-24 Et non præteribo veritatem
8- 8 Scit præterita, et de futuris æstimat
10- 8 Sapientiam enim prætereuntes
11-13 Et gemitus cum memoria præteritorum
Eccli. 8-11 Non te prætereat narratio seniorum
10-23 Quod præterit mandata Domini
11-20 Et nescit quod tempus præteriet
14-14 Et particula boni doni non te prætereat
39-37 In temporibus suis non præterient verbum
42-19 Annuntians quæ præterierunt
-20 Non præterit illum omnis cogitatus
Jerem. 5-22 Præceptum sempitern. quod non præteribit
-28 Et præterierunt sermones meos pessime
18-16 Omnis qui præterierit per eam, obstupescet
19- 8 Omnis qui præterierit per eam, obstupescet
Ezech. 5-14 In conspectu omnis prætereuntis
39-11 Quæ obstupescere faciet prætereuntes
Osee. 13- 3 Sicut ros matutinus præteriens
Nahum. 1- 8 In diluvio prætereunte consummat. faciet
2 Mac. 1-20 Cum autem præterissent anni multi
15-36 Diem istum absque celebritate præterire
Matth. 5-18 Aut unus apex non præteribit a lege
14-15 Desertus est locus, et hora jam præteriit
24-34 Quia non præteribit generatio hæc
-35 Verba autem mea non præteribunt
27-39 Prætereuntes autem blasphemabant eum
Marc. 1-16 Et præteriens secus mare Galilææ
2-14 Et cum præteriret, vidit Levi Alphæi
6-35 Desertus est locus hic, et jam hora præteriit
-48 Et volebat præterire eos
15-21 Et angariaverunt prætereuntem quempiam
-29 Et prætereuntes blasphemabant eum
Luc. 10-31 Et viso illo præterivit
11-42 Et præteritis judicium et charitatem Dei
15-29 Nunquam mandatum tuum præterivi
16-17 Facilius est a. cœlum et terram præterire
18-36 Et cum audiret turbam prætereuntem
21-32 Quia non præteribit generatio hæc
Joan. 9- 1 Et præteriens Jesus vidit hominem cæcum
Act. 14-15 Qui in præteritis generationibus dimisit
17-23 Præteriens enim, et videns simulacra vestra
27- 9 Eo quod et jejunium jam præteriisset
Rom. 15-24 Spero quod præteriens videam vos
1 Cor. 7-31 Præterit enim figura hujus mundi
2 Cor. 9- 2 Et Achaïa parata est ab anno præterito
1 Petr. 4- 3 Sufficit enim præteritum tempus

PRÆTERFLUENS.

Isai. 44- 4 Quasi salices juxta præterfluentes aquas

PRÆTERGREDIOR.

Josue. 18-19 Et prætergreditur contra Aquilonem Beth.
4 Reg. 18-12 Sed prætergressi sunt pactum ejus
2 Par. 8-15 Nec prætergressi sunt de mandatis regis
Psal. 79-13 Omnes qui prætergrediuntur viam
Prov. 19-11 Et gloria ejus est iniqua prætergredi
Jerem. 8-13 Et dedi eis quæ prætergressa sunt
Marc. 9-29 Inde profecti prætergrediebantur Galilæam

PRÆTERMITTO.

Tobiæ. 4- 6 Cave ne... prætermittas præcepta Domini
Esth. 6-10 Cave ne quidquam de his... prætermittas

PRÆTERQUAM.

Exod. 22-20 Qui immolat...præterquam Domino soli
Act. 27-22 Amissio enim nullius animæ erit ex vobis, præterquam navis
Galat. 1- 8 Præterquam quod evangelizavimus vobis

PRÆTEXO.

Job. 36-28 Quæ prætexunt cuncta desuper

PRÆTORIOLUM.

Ezech. 27- 6 Et prætoriola de insulis Italiæ

PRÆTORIUM.

Matth. 27-27 Suscipientes Jesum in prætorium, congreg
Marc. 15-16 Milites a. duxerunt eum in atrium prætor
Joan. 18-28 Adducunt ergo Jes. a Caïpha in prætoriu
Et ipsi non introierunt in prætorium
-33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatu
19- 9 Et ingressus est prætorium iterum
Act. 23-35 Jussitque in prætorio Herodis custodiri eu
Philip. 1-13 Manifesta fierint... in omni prætorio

PRÆVALEO.

Gen. 7-19 Et aquæ prævaluerunt nimis super terram
12-10 Prævaluerat enim fames in terra
32-28 Quanto magis contra homines prævalebis ?
41-54 Et in universo orbe fames prævaluit
1 Reg. 17- 9 Si a. ego prævaluero, et percussero eum
-50 Prævaluitque David adversum Philisthæun
2 Reg. 10-11 Si prævaluerint adversum me Syri
Si a. filii Ammon prævaluerint advers. te
11-23 Prævaluerunt adversum nos viri
13-14 Sed prævalens viribus oppressit eam
3 Reg. 16-22 Prævaluit autem populus qui erat cum Am
22-22 Et dixit Dominus : Decipies, et prævalebis
4 Reg. 3-26 Cum vidisset rex Moab, prævaluisse scilice hostes
25- 3 Prævaluitque fames in civitate
1 Par. 21- 4 Sed sermo regis magis prævaluit
-30 Et non prævaluit David ire ad altare
2 Par. 2- 6 Quis ergo poterit prævalere, ut ædificet
13- 7 Prævaluerunt contra Roboam filium Salom
14-11 Non prævaleat contra te homo
18-21 Decipies, et prævalebis : egredere, et fac it
32-13 Numquid prævaluerunt dii gentium ?
Tobiæ. 6-16 Quibus prævalere potest dæmonium
Job. 30-13 Insidiati sunt mihi, et prævaluerunt
Psal. 12- 5 Nequando dicat... Prævalui adversus eum
51- 9 Et prævaluit in vanitate sua
64- 4 Verba iniquorum prævaluerunt super nos
Eccle. 4-12 Et si quispiam prævaluerit contra unum
Eccli. 29- 1 Et qui prævalet manu, mandata servat
50- 5 Qui prævaluit amplificare civitatem
Isai. 29- 5 Qui contra te prævaluerunt
- 7 Obsederunt, et prævaluerunt adversus ea
-20 Quoniam defecit qui prævalebat
33-23 Laxati sunt funiculi tui, et non prævalebun
Jerem. 1-19 Bellabunt adversum te, et non prævalebun
15-20 Bellabunt adversum te, et non prævalebun
20-10 Et prævaleamus adversus eum
35-14 Prævaluerunt sermones Jonadab
38-22 Prævaluerunt adversum te viri pacifici tui
Ezech. 22-14 Aut prævalebunt manus tuæ ?
Dan. 7-21 Bellum adversus sanctos, et prævalebat eis
11- 5 Et de principibus ej. prævalebit super eum
- 8 Ipse prævalebit adversus regem Aquilonis
-12 Dejiciet multa millia, sed non prævalebit
Habac. 1- 4 Quia impius prævalet adversus justum
1 Mac. 7-25 Vidit autem Alcimus quod prævaluit Judas
Matth. 16-18 Portæ inferi non prævalebunt adversus eam

PRÆVALIDUS.

Isai. 31- 1 Et super equitibus, quia prævalidi nimis

PRÆVARICATIO.

Levit. 7-18 Quæcumq. anima...prævaricationis rea erit
16-16 A prævaricationibus eor. cunctisq. peccatis
Deut. 19-16 Contra hom. accusans eum prævaricationis
Josue. 6-18 Cavete ne... et sitis prævaricationis rei
22-22 Si prævaricationis animo hoc altare construximus
-31 Quoniam alieni estis a prævaricatione hac
Psal. 100- 3 Facientes prævaricationes odivi
Sap. 14-31 Peccantium pœna perambulat semper injustorum prævaricationem
Isai. 1- 5 Super quo percutiam vos ultra, addentes prævaricationem ?
24-16 Prævaricantes prævaricati sunt, et prævaricatione transgressor. prævaricati sunt
Jerem. 5- 6 Quia multiplicatæ sunt prævaricationes eor.
-11 Prævaricatione enim prævaricata est
29-32 Quia prævaricationem locutus est adv. Do.
Thren. 1- 7 Et prævaricationis omnium desiderabilium
Ezech. 14-11 Neque polluatur in univ. prævaricationibus
17-20 Et judicabo eum ibi, in prævaricatione
18-24 In prævaricatione, qua prævaricatus est
-31 Projicite a vobis omn. prævaricationes vest.
21-24 Revelastis prævaricationes vestras
39-26 Om. prævaricationem, qua prævaricati sunt
Dan. 9-24 Ut consummetur prævaricatio, et finem accipiat peccatum
Amos. 3-14 Cum visitare cœpero prævaricationes Israël
4- 4 Et multiplicate prævaricationem

Nahum. 1-11 Exibit cogitans... mente pertractans prævaricationem
2 Mac. 15-10 Fallaciam, juramentorum prævaricationem
Rom. 2-23 Per prævaricationem legis Deum inhonoras
4-15 Ubi enim non est lex, nec prævaricatio
5-14 Qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ
1 Tim. 2-14 Mulier autem seducta in prævaricatione fuit
Hebr. 2- 2 Omnis prævaricatio et inobedientia accepit
9-15 In redemptionem earum prævaricationum

PRÆVARICATOR.

2 Reg. 23- 6 Prævaricatores a. quasi spinæ evellentur
Prov. 13- 2 Anima autem prævaricatorum iniqua
Eccli. 40-14 Prævaricatores in consummatione tabescent
Isai. 46- 8 Redite, prævaricatores, ad cor
Jerem. 9- 2 Omn. adulteri sunt, cœtus prævaricatorum
Ezech. 15- 8 Eo quod prævaricatores extiterint, dicit Do.
Dan. 3-32 Tradidisti nos in manib.. prævaricatorumq.
11-14 Filii quoque prævaricatorum populi tui extollentur
Osee. 14-10 Prævaricatores vero corruent in eis
2 Mac. 13- 7 Tali lege prævaricatorem legis contigit mori
Rom. 2-25 Si autem prævaricator legis sis
-27 Qui per litteram... prævaricator legis es
Galat. 2-18 Hæc ædifico : prævaricatorem me constituo

PRÆVARICATRIX.

Jerem. 3- 7 Et vidit prævaricatrix soror ejus Juda
- 8 Non timuit prævaricatrix Juda soror ejus
-10 Non est reversa ad me prævaricatrix soror
-11 Justificavit... comparatione prævaricatricis

PRÆVARICOR.

Levit. 5-15 Anima, si prævaricans cæremonias
26-40 Quibus prævaricati sunt in me
Num. 31-16 Et prævaricari vos fecerunt in Domino
Deut. 32-51 Quia prævaricati estis contra me
Josue. 7- 1 Filii a. Israël prævaricati sunt mandatum
-11 Israel, et prævaricatus est pactum meum
-15 Quoniam prævaricatus est pactum Domini
1 Reg. 14-33 Qui ait : Prævaricati estis
15-24 Quia prævaricatus sum sermonem Domini
3 Reg. 8-50 Iniquitatibus.. quibus prævaricati sunt in te
4 Reg. 1- 1 Prævaricatus est autem Moab in Israel
3- 5 Prævaricatus est fœdus, quod habebat cum rege Israël
1 Par. 10-13 Eo quod prævaricatus sit mandatum Dom.
2 Par. 21-11 Fornicari fecit... et prævaricari Judam
29-19 Achaz in regno s., postquam prævaricatus est
36-14 Prævaricati sunt inique juxta universas abominationes gentium
1 Esdr. 10- 2 Nos prævaricati sumus in Deum nostrum
2 Esdr. 13-27 Ut prævaricemur in Deo nostro, et ducamus
Ps. 118-119 Prævaricantes reputavi o. peccatores terræ
-158 Vidi prævaricantes, et tabescebam
Eccli. 7-20 Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem
Isai. 24-16 Væ mihi : prævaricantes prævaricati sunt Prævaricatione transgress. prævaricati sunt
43-27 Et interpretes tui prævaricati sunt in me
48- 8 Scio enim quia prævaricans prævaricaberis
66-24 Qui prævaricati sunt in me : vermis eorum
Jerem. 2- 8 Nescierunt me, et pastores prævaricati sunt
3-13 Quia in Domin. Deum tuum prævaricata es
5-11 Prævaricatione enim prævaricata est in me
12- 1 Bene est omnibus qui prævaricantur
34-18 Et dabo viros, qui prævaricantur fœdus m.
Ezech. 3- 2 Patres eorum prævaricati sunt pactum m.
14-13 Terra cum peccaverit mihi ut prævaricetur prævaricans, extendam manum
17-19 Fœdus quod prævaricatus est, ponam in cap.
18-24 In prævaricatione, qua prævaricatus est
-31 Prævaricationes vestras, in quibus prævaricati estis
39-26 Prævaricationem qua prævaricati sunt in me
Dan. 6- 8 Nec prævaricari cuiquam liceat
-12 Juxta decretum.. quod prævaricari non licet
9-11 Et omnis Isr. prævaricati sunt legem tuam
Osee. 5- 7 Prævaricati sunt quia fil. alienos genuerunt
6- 7 Ibi prævaricati sunt in me
7-13 Vastabuntur, quia prævaricati sunt in me
8- 1 Pro eo quod.. legem meam prævaricati sunt
Soph. 3-11 Adinventionib. t., quib. prævaricata es in me
1 Mac. 11-63 Quod prævaricati sunt principes Demetrii
2 Mac. 7- 2 Magis quam patrias Dei leges prævaricari
Act. 1-25 Apostolatus, de quo prævaricatus est Judas

PRÆVENIO.

2 Reg. 22- 6 Prævenerunt me laquei mortis
-19 Prævenit me in die afflictionis meæ
Esth. 8-10 Veteres litteras novis nuntiis prævenirent
Job. 30-27 Absque ulla requie, prævenerunt me dies afflictionis
Psal. 16-13 Domine, præveni eum, et supplanta eum
17-19 Prævenerunt me in die afflictionis meæ
20- 4 Prævenisti eum in benedictionibus dulced.
58-11 Deus meus, misericordia ejus præveniet me
67-26 Prævenerunt principes conjuncti psallentib.
-32 Æthiopia præveniet manus ejus Deo
87-14 Clamavi : et mane oratio mea præveniet te
118-147 Præveni in maturitate, et clamavi
-148 Prævenerunt oculi mei ad te diluculo
Sap. 16-28 Oportet prævenire solem ad benedictionem
1 Mac. 6-27 Et nisi præveneris eos velocius
2 Mac. 14-31 Cum ille cognovit fortiter se a viro præventum
Matth. 17-24 Cum intrasset in dom., prævenit eum Jesus
Marc. 6-33 Concurrerunt illuc, et prævenerunt eos
14- 8 Prævenit ungere corpus m. in sepulturam
Rom. 12-10 Diligentes : honore invicem prævenientes
2 Cor. 9- 5 Ut præveniant ad vos, et præparent repromissam benedictionem
1 Thes. 4-14 Non præveniemus eos, qui dormierunt

PRÆVIDEO.

Psal. 138- 4 Om. vias meas prævidisti : quia non est sermo
Eccle. 4-13 Melior est puer rege sene et stulto, qui nescit prævidere in posterum

PRANDEO.

3 Reg. 13- 7 Veni mecum domum ut prandeas, et dabo
Esth. 5-12 Apud quam etiam cras cum rege pransurus
Luc. 11-37 Rogavit illum quidam Pharisæus ut pranderet apud se
Joan. 21-12 Dicit eis Jesus : Venite, prandete
-15 Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro

PRANDIUM.

Tobiæ. 2- 1 Et factum esset prandium bonum in domo
- 3 Relinquens prandium, jejunus pervenit ad corpus
7- 9 Cumque hortaretur eos discumbere ad prandium
12-12 Quando... derelinquebas prandium tuum
Dan. 13-13 Eamus domum, quia hora prandii est
14-33 Fer prandium, quod habes, in Babylonem
-36 Tolle prandium, quod misit tibi Deus
Matth. 22- 4 Dicite invitatis : Ecce prandium m. paravi
Luc. 11-38 Quare non baptizatus esset ante prandium
14-12 Cum facis prandium aut cœnam, noli voc.

PRATUM.

Prov. 27-25 Aperta sunt prata, et apparuerunt herbæ
Sap. 2- 8 Nullum pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra
Eccli. 24-42 Et inebriabo prati mei fructum

PRAVITAS.

Deut. 29-19 Pax erit mihi, et ambulabo in pravitate
Job. 4-18 Et in Angelis suis reperit pravitatem
Jerem. 3-17 Non ambulabunt post pravitatem cordis s.
7-24 Sed abierunt... in pravitate cordis sui mali
9-14 Abierunt post pravitatem cordis sui
11- 8 Abierunt unusquisque in pravitate cordis
13-10 Et ambulant in pravitate cordis sui
16-12 Ambulat unusquisq. post pravitatem cordis
18-12 Unusq. pravitatem cordis sui mali faciemus
23-17 Et omni qui ambulat in pravitate cordis sui
2 Mac. 14- 8 Nam illorum pravitate universum genus nostrum non minime vexatur

PRAVUS, A, UM.

Deut. 32- 5 In sordibus : generatio prava atq. perversa
Job. 5-13 Qui apprehendit sapientes... et consilium pravorum dissipat
9-20 Si innocentem ostendero, pravum me comprobabit
15-11 Sed verba tua prava hoc prohibent
Psal. 77- 8 Generatio prava et exasperans
-57 Conversi sunt in arcum pravum
100- 4 (*Non adhæsit mihi*) cor pravum
Prov. 4-24 Remove a te os pravum, et detrahent. labia
6-14 Pravo corde machinatur malum
8- 8 Non est in eis pravum quid, neq. perversum
-13 Arrogantiam, et superbiam, et viam pravam
10-31 Lingua pravorum peribit
11-20 Abominabile Domino cor pravum
16-30 Qui attonitis oculis cogitat prava
28- 6 Quam dives in pravis itineribus
Sap. 11-15 In expositione prava projectum deriserunt
Eccli. 2-16 Vias rectas, et diverterunt in vias pravas
3-28 Et pravus corde in illis scandalizabitur
35-14 Noli offerre munera prava, non e. suscipiet
36-22 Cor pravum dabit tristitiam, et homo peritus
Isai. 40- 4 Erunt prava in directa, et aspera in vias pl.
42-16 Ponam tenebras coram eis... prava in recta
Jerem. 2-21 Conversa es mihi in pravum, vinea aliena
17- 9 Pravum est cor omnium, et inscrutabile
Ezech. 18-25 Et non magis viæ vestræ pravæ sunt
18-29 Domus Israel, et non magis viæ vestræ pravæ ?
2 Mac. 4-11 Jura destituens, prava instituta sanciebat
Luc. 3- 5 Erunt prava in directa, et aspera in vias pl.
Act. 2-40 Dicens : Salvamini a generatione ista prava
1 Cor. 15-33 Corrumpunt mores bonos colloquia prava
Philip. 2-15 Sine reprehensione, in medio nationis pravæ
Jacob. 3-16 Ibi inconstantia et omne opus pravum

PRECOR.

Num. 32- 5 Precamurq. si invenimus gratiam coram te
Deut. 3-23 Precatusque sum Dominum in tempore illo
1 Reg. 1-23 Precorque ut impleat Dominus verbum s.
2 Reg. 24-10 Sed precor, Do., ut transferas iniquitatem
3 Reg. 2-16 Nunc ego petitionem unam precor a te
-17 Precor ut dicas Salom... ut det mihi Abisag
4 Reg. 1-13 Et precatus est eum, et ait : Homo Dei
18-26 Precamur ut loquaris nobis servis t. Syriace
1 Par. 4-10 Et præstitit Deus quæ precatus est
6-49 Et ut precarentur pro Israël, juxta omnia
Eccli. 17-22 Precare ante faciem Domini, et minue off.
Act. 8-24 Precamini vos pro me ad Dominum

PRECIS, PRECES.

Gen. 19-21 Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas
30-17 Et exaudivit Deus preces ejus : concepitque
Levit. 16-10 Ut fundat preces super eo, et emittat eum
Num. 21- 3 Exaudivitque Dominus preces Israël
Judic. 11-17 Qui noluit acquiescere precibus ejus
13-15 Obsecro te ut acquiescas precibus meis
1 Reg. 1-12 Cum illa multiplicaret preces coram Dom.
2 Reg. 13-14 Noluit autem acquiescere precibus ejus
3 Reg. 8-28 Respice ad orationem servi tui, et ad preces
-45 Et exaudies in cœlo... preces eorum
-49 Exaudies in cœlo... preces eorum
2 Par. 6-19 Et audias preces, quas fundit famulus tuus
-21 Et exaudias preces famuli tui
-35 Tu exaudies de cœlo preces eorum
-39 Exaudies.. de firmo habitaculo t. preces eor.
7- 1 Cumq. complesset Salomon fundens preces
10-15 Et non acquievit populi precibus
Tobiæ. 3-24 Exauditæ sunt preces amborum
7-13 Quod Deus preces et lacrymas m.. admiserit
Judith. 4-12 Scitote quon. exaudiet Dom. preces vestras
-13 Sed precibus sanctis orando dejecit
6-14 Unanimes preces suas Domino effuderunt
Esth. 5- 7 Petitio mea, et preces sunt istæ
Job. 15- 4 Evacuasti timor., et tulisti preces coram D.
16-18 Cum haberem mundas ad Deum preces
40-22 Numquid multiplicabit ad te preces ?
Psal. 33-16 Et aures ejus in preces eorum
39- 3 Et exaudivit preces meas : et eduxit me
87- 3 Inclina aurem tuam ad precem meam
101- 1 Et in conspectu Domini effuderit precem s.
-18 Et non sprevit precem eorum
Prov. 6-35 Nec acquiescet cujusquam precibus
Eccli. 35-17 Non despiciet preces pupilli, nec viduam
50-19 Et dare preces omnipotenti Deo excelso
-21 Rogavit populus Domin. excelsum in prece
Jerem. 14-12 Cum jejunaver., non exaudiam preces eor.
38-26 Prostravi ego preces meas coram rege
42- 9 Ut prosternerem preces vestras in conspectu
Baruc. 2-14 Exaudi, Domine, preces nost. et orationes
-19 Nos fundimus preces, et petimus misericordiam
Dan. 9-17 Exaudi... orationem servi tui et preces ejus
-18 Prosternimus preces ante faciem tuam
-20 Prosternerem preces meas in conspectu Dei
-23 Ab exordio precum t. egressus est sermo
Zach. 12-10 Et effundam... spiritum gratiæ et precum
1 Mac. 11-49 Et clamaverunt ad regem cum precibus
2 Mac. 11-15 Annuit autem Machabæus precibus Lysiæ
12-24 Multis precibus postulabat ut vivus dimitt.
-42 Atque ita ad preces conversi, rogaverunt
Hebr. 5- 7 Preces supplicationesque ad eum.. offerens
1 Petr. 3-12 Et aures ejus in preces eorum

PREMO.

Gen. 43- 1 Fames omn. terram vehementer premebat
Exod. 1-14 Quo in terræ operibus premebantur
Ruth. 1-13 Quia vestra angustia magis me premit
2 Reg. 16- 8 Et ecce premunt te mala tua
1 Par. 21-13 Ex omni parte me angustiæ premunt
2 Par. 6-28 Omnisque plaga et infirmitas presserit
10- 4 Pater tuus durissimo jugo nos pressit
Job. 23- 6 Nec magnitudinis suæ mole me premat
41- 6 Compactum squamis se prementibus
Prov. 30-33 Qui autem fortiter premit ubera ad eliciendum lac
Sap. 15- 7 Sed et figulus mollem terram premens
Eccli. 31-42 Et non premas illum in repetendo
1 Mac. 8-18 Quod in servitutem premerent regnum Isr.

PRENDO.

Joan. 21- 3 In navim : et illa nocte nihil prendiderunt

Joan. 21-10 Afferte de piscibus, quos prendidistis nunc

PRESBYTER.

1 Esdr. 6- 8 Quid oporteat fieri a presbyteris Judæorum
Judith. 6-20 Et vocatis omnibus presbyteris
8- 9 Misit ad presbyteros Chabri et Charmi
-21 Quoniam vos estis presbyteri in populo Dei
-28 Dixerunt illi Ozias et presbyteri : Omnia
10- 6 Invenerunt exp. Oziam et presbyteros civit.
13-14 Vocaverunt presbyteros civitatis
15- 9 Venit in Bethuliam cum univ. presbyteris
Eccli. 4- 7 Et presbytero humilia animam tuam
6-35 In multitud. presbyterorum prudentium sta
7-15 Noli verbosus esse in multitudine presbyterorum
8- 9 Ne despicias narrationem presbyterorum
25- 6 Et presbyteris cognoscere consilium
Baruc. 1- 4 Et ad aures presbyterorum et ad aures pop.
Dan. 13-28 Venerunt et duo presbyteri pleni iniqua cogitatione
-34 Consurgentes aut. duo presbyteri in medio
-36 Dixerunt presbyteri : Cum deambularemus
-61 Consurrexerunt adversus duos presbyteros
Act. 14-22 Et cum constituissent illis per singulas Ecclesias presbyteros
15- 2 Ut ascenderent... ad Apostolos et presbyteros in Jerusalem
1 Tim. 5-17 Qui bene præsunt presbyteri
-19 Adversus presbyterum accusationem noli recipere
Tit. 1- 5 Et constituas per civitates presbyteros
Jacob. 5-14 Inducat presbyteros Ecclesiæ, et orent super eum

PRESBYTERIUM.

1 Tim. 4-14 Cum impositione manuum presbyterii

PRESSURA.

Eccli. 51- 6 A pressura flammæ quæ circumdedit me
Luc. 21-23 Erit enim pressura magna super terram
-25 In terris pressura gentium præ confusione
Joan. 16-21 Jam non meminit pressuræ propt. gaudium
-33 In mundo pressuram habebitis
2 Cor. 1- 4 Ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt
Philip. 1-17 Existimantes pressuram se suscitare vinculis

PRETIOSUS, A, UM.

Judic. 18-21 Et omne quod erat pretiosum
1 Reg. 3- 1 Et sermo Domini erat pretiosus in diebus illis
26-21 Eo quod pretiosa fuerit anima mea in oculis
2 Reg. 12-30 Habens gemmas pretiosissimas
3 Reg. 5-17 Ut tollerent lapides grand., lapides pretiosos
7- 9 Omnia lapidibus pretiosis, qui ad normam
-10 Fundamenta autem de lapidibus pretiosis
-11 Et desuper lapides pretiosi æqualis mensuræ
10- 2 Aurum infinitum nimis et gemmas pretiosas
-10 Dedit ergo regi... et gemmas pretiosas
-11 Attulit ex Ophir... et gemmas pretiosas
1 Par. 20- 2 Et invenit in ea... et pretiosissimas gemmas
29- 2 Omnemque pretiosum lapidem, et marmor
2 Par. 3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore
9- 1 Qui portabant aromata... gemmasque pretiosas
- 9 Dedit autem regi.. et gemmas pretiosissimas
-10 Attulerunt aurum de Ophir... et gemmas pretiosissimas
20-25 Vestes quoque, et vasa pretiosissima
32-27 Thesauros... arg. et auri et lapidis pretiosi
36-10 Asportatis simul pretiosissimis vasis
-19 Et quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt
Tobiæ.13-21 Ex lapide pretioso omnis circuitus muror.
Judith.10-19 Et lapidibus pretiosis intextum
Esth. 15- 9 Auroque fulgens et pretiosis lapidibus
Job. 28-10 Et omne pretiosum vidit oculus ejus
-16 Nec lapidi sardonycho pretiosissimo
Psal. 18-11 Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum
20- 4 Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso
115-15 Pretiosa in conspectu Dom. mors sanctorum
Prov. 1-13 Omnem pretiosam substantiam reperiemus
3-15 Pretiosior est cunctis opibus
6-26 Mulier a. viri pretiosam animam capit
8-11 Melior est e. sapientia cunctis pretiosissimis
-19 Melior est enim fructus meus auro et lapide pretioso
16-16 Et acquire prudentiam, quia pretiosior est argento
17-27 Pretiosi spiritus vir eruditus
20-15 Et vas pretiosum labia scientiæ
24- 4 Universa substantia pretiosa et pulcherrima
Eccle. 7- 2 Melius est nomen bonum, quam unguenta pretiosa
10- 1 Pretiosior est sapientia et gloria
Sap. 2- 7 Vino pretioso et unguentis nos impleamus
7- 9 Nec comparavi illi lapidem pretiosum
Eccli. 41-15 Hoc enim magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi et magni
45-13 Gemmis pretiosis figuratis in ligatura auri
50-10 Ornatum omni lapide pretioso
Isai. 13-12 Pretiosior erit vir auro, et homo mundo obrizo
28-16 Lapidem probatum, angularem, pretiosum
Jerem. 15-19 Et si separaveris pretiosum a vili
25-34 Et cadetis quasi vasa pretiosa
Thren. 1-11 Dederunt pretiosa quæque pro cibo
Ezech.27-22 (*Venerunt ad te*) cum... lapide pretioso
-24 Et polymitorum, gazarumque pretiosarum
28-13 Omnis lapis pretiosus operimentum tuum
Dan. 11- 8 Vasa quoque pretiosa argenti et auri, captiva ducet in Ægyptum
-38 Colet auro, et argento, et lapide pretioso, rebusque pretiosis
-43 Et in omnibus pretiosis Ægypti
1 Mac. 11-27 Et quæcumque alia habuit prius pretiosa
Matth.13-46 Inventa autem una pretiosa margarita
26- 7 Habens alabastrum unguenti pretiosi
Marc. 14- 3 Habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi
Luc. 7- 2 Erat moriturus : qui illi erat pretiosus
-25 Ecce qui in veste pretiosa sunt et deliciis
Joan. 12- 3 Libram unguenti nardi pistici, pretiosi
Act. 20-24 Nec facio animam m. pretiosiorem quam me
1 Cor. 3-12 Aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna
1 Tim. 2- 9 Aut auro, aut margaritis, vel veste pretiosa
Jacob. 5- 7 Agricola expectat pretiosum fructum terræ
1 Petr. 1- 7 Probatio vestræ fidei multo pretiosior auro
-19 Sed pretioso sanguine quasi Agni immaculati
2- 6 Lapidem... angularem, electum, pretiosum
2 Petr. 1- 4 Per quem maxima et pretiosa nobis promissa donavit
Apoc. 17- 4 Et inaurata auro, et lapide pretioso
18-12 Merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi
Et omnia vasa de lapide pretioso
-16 Et deaurata erat auro, et lapide pretioso
21-11 Et lumen ejus simile lapidi pretioso
-19 Fundamenta... omni lapide pretioso ornata

PRETIUM.

Gen. 23-15 Istud est pretium inter me et te
31-15 Nonne... comeditque pretium nostrum ?
44- 2 Et pretium quod dedit tritici, pone in ore
47-15 Cumque defecisset emptoribus pretium
-16 Dabo.. pro eis cibos, si pretium non habetis
Exod. 13-13 Omne a. primogenitum... pretio redimes
21-10 Et pretium pudicitiæ non negabit
-30 Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit
-34 Reddet Do. cisternæ pretium jumentorum
-35 Vendent bovem vivum, et divident pretium
30-12 Dabunt singuli pretium pro animab. s. Do.
-14 A viginti annis et supra, dabit pretium
34-20 Sin a. nec pretium pro eo dederis, occidetur
Levit. 19-20 Et tamen pretio non redempta
25-16 Post jubilæum, tanto crescet et pretium
-26 Pretium ad redimendum potuerit invenire
-28 Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium
-51 Secundum hos reddet et pretium
27- 2 Sub æstimatione dabit pretium
-12 Qui judicans utrum bonum an malum sit, statuet pretium
-14 Juxta pretium quod ab eo fuerit constitutum
-16 Juxta mensuram sementis æstimabitur pretium
-18 Et detrahetur ex pretio
-23 Supputabit sacerdos juxta annorum numerum usque ad jubilæum, pretium
-27 Et addet quintam partem pretii
Num. 3-46 In pretio a. ducentorum septuaginta trium
-48 Dabisque... pretium eorum qui supra sunt
18-15 Ut pro hom. primogenito pretium accipias
-31 Quia pretium est pro ministerio
20-19 Nulla erit in pretio difficultas
22- 7 Habentes divinationis pretium in manibus
35-31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est
Deut. 2-28 Alimenta pretio vende nobis, ut vescamur
14-25 Vendes omnia, et in pretium rediges
23-18 Non offeres mercedem prostibuli, nec pretium canis
24- 7 Et vendito eo acceperit pretium
-15 Eadem die reddes ei pretium laboris sui
2 Reg. 24-24 Nequaquam ut vis, sed emam pretio a te
3 Reg. 10-21 Nec alicujus pretii putabatur in diebus Sal.
-28 Et statuto pretio perducebant
21- 2 Aut si commodius tibi putas, argenti pretium, quanto digna est
4 Reg. 12- 4 Pecuniam... quæ offertur pro pretio animæ
2 Par. 1-16 Qui ibant, et emebant pretio
24- 9 Ut deferrent singuli pretium Domino
2 Par. 32-27 Thesauros... vasorum magni pretii
2 Esdr. 5- 2 Accipiamus pro pretio eorum frumentum
6-13 Acceperat e. pretium, ut territus facerem
Job. 15-31 Quod aliquo pretio redimendus sit
28-13 Nescit homo pretium ejus, nec invenitur
Psal. 43-13 Vendidisti populum tuum sine pretio
48- 9 Et pretium redemptionis animæ suæ
61- 5 Pretium meum cogitaverunt repellere
Prov. 6-26 Pretium enim scorti vix est unius panis
12-27 Et substantia hominis erit auri pretium
27-26 Et hædi, ad agri pretium
31-10 Procul, et de ultimis finibus pretium ejus
Eccli. 20-12 Est qui multa redimat modico pretio
Isai. 45-13 Non in pretio, neque in muneribus
Jerem. 20- 5 Et omnem laborem ejus, omneque pretiu
Thren. 5- 4 Ligna nostra pretio comparavimus
Baruc. 6-24 Ex omni pretio empta sunt
Ezech.16-31 Nec..quasi meretrix fastidio augens pretiu
22-25 Opes et pretium acceperunt
27-15 Dentes eburneos et hebeninos commutaverunt in pretio tuo
Zach. 11-13 Projice illud ad statuarium, decorum pretium
1 Mac. 10-29 Et pretia salis indulgeo, et coronas remitto
Matth.27- 6 Non licet... quia pretium sanguinis est
- 9 Pretium appretiati, quem appretiaverunt
Act. 4-34 Afferebant pretia eorum quæ vendebant
-37 Vendidit eum, et attulit pretium, et posuit
5- 2 Et fraudavit de pretio agri, conscia uxore s.
- 3 Mentiri te... et fraudare de pretio agri
7- 16 Quod emit Abraham pretio argenti a filiis
19-19 Et computatis pretiis illorum, invenerunt
1 Cor. 6-20 Empti enim estis pretio magno
7 -23 Pretio empti estis, nolite fieri servi hominu
Apoc. 18-19 Omnes, qui habebant naves in mari, d pretiis ejus

PRIAPUS. *Nomen idoli.*

3 Reg. 15-13 Ne esset princeps in sacris Priapi
2 Par. 15-16 Eo quod fecisset in luco simulacrum Priap

PRIDIE.

2 Mac. 15-37 Quod dicitur voce Syriaca, pridie Mardochæi diei

PRIMARIUS.

Zach. 4- 7 Et educet lapidem primarium

PRIMAS.

Mich. 5- 5 Et suscitabimus...et octo primates homine
2 Mac. 4-21 Propter primates Ptolemæi Philom. regis

PRIMATUS.

Eccli. 24-10 Et in omni gente primatum habui
25-30 Mulier si primatum habeat, contraria es viro suo
Colos. 1-18 Ut sit in omnibus ipse primatum tenens
3 Joan. - 9 Qui amat primatum gerere in eis, Diotrephe

PRIMITIÆ.

Exod 22-29 Et primitias tuas non tardabis reddere
23-19 Primitias frugum terræ tuæ deferes in dom
25- 2 Loquere filiis Isr., ut tollant mihi primitias
34-22 Solemnitat... facies tibi in primitiis frugum
-26 Primitias frugum terræ tuæ offeres in dom
35- 5 Separate apud vos primitias Domino
-21 Obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino
Levit. 2-12 Primitias tantum eorum offeretis ac muner
7-14 Ex quibus unus pro primitiis offeretur Do.
-32 Armus q. dexter.. cedet in primitias sacerd.
22-12 Et de primitiis non vescetur
23-10 Feretis...primitias messis vestræ ad sacerd.
-15 In quo obtulistis manipulum primitiarum
-17 Panes primitiarum duos de duabus decimis
Quos coquetis in primitias Domini
-20 Cum panibus primitiarum coram Domino
25- 5 Et uvas primitiarum tuarum non colliges
-11 Et primitias vindemiæ non colligetis
Num. 5- 9 Omnes q. primitiæ, quas offerunt filii Israel
15-19 Separabitis primitias Domino
-20 Sicut de areis primitias separatis
18- 8 Ecce dedi tibi custodiam primitiarum mear.
-11 Primitias autem, quas voverint... tibi dedi
-12 Quidquid offerunt primitiarum Do., tibi dedi
-19 Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt
-26 Primitias earum offerte Domino, id est
-28 Et universis quorum accipitis primitias
-30 Quasi de area et torcul. dederitis primitias
31-29 Quia primitiæ Domini sunt
-41 Traditit q. Moys. numerum primitiarum Do.
Deut. 12- 6 Et offeretis... primitias manuum vestrarum
-11 Conferetis... primitias manuum vestrarum
-17 Non poteris comedere... primitias manuum
18- 4 Primitias frumenti, vini, et olei

Deut. 26- 2 Tolles de cunctis frugibus tuis primitias
-10 Nunc offero primitias frugum terræ
1 Reg. 2-29 Ut comederetis primitias omnis sacrificii
15-21 Tulit a... primitias eorum quæ cæsa sunt
2 Reg. 1-21 Neque sint agri primitiarum
4 Reg. 4-42 Deferens viro Dei panes primitiarum
2 Par. 31- 5 Plurimas obtulere primitias filii Israël
-10 Ex quo cœperunt offerri primitiæ in domo
-12 Intulerunt tam primitias, quam decimas
-14 Primitiisq. et consecratis in sancta sanctor.
2Esdr. 10-37 Et primitias ciborum nostrorum
-39 Deportabunt... primitias frumenti, vini
12-43 Ad libamina, et ad primitias, et ad decimas
13- 5 Reponentes munera... et primitias sacerdot.
Psal. 77-51 Primitias omnis laboris eorum in tabernac.
104-36 Primitias omnis laboris eorum
Prov. 3- 9 Et de primitiis omnium frugum tuarum da ei
Eccli. 7-34 Da illis partem...primitiarum et purgationis
35-10 Et non minuas primitias manuum tuarum
45-25 Et primitias frugum terræ divisit illi
Jerem. 2- 3 Sanctus Israël Domino primitiæ frugum ej.
Ezech. 20-40 Et ibi quæram primitias vestras
45- 1 Separate primitias Domino
-13 Et hæ sunt primitiæ, quas tolletis
-16 Omnis populus terræ tenebitur primitiis his
48- 8 Erunt primitiæ, quas separabitis
- 9 Primitiæ, quas separabitis Domino
-10 Hæ a. erunt primitiæ sanctuarii sacerdotum
-12 Et erunt eis primitiæ de primitiis terræ
-14 Neque transferentur primitiæ terræ
-18 In longitudine secund. primitias sanctuarii
Erunt sicut primitiæ sanctuarii
-20 Omnes primitiæ viginti quinque millium
Separabuntur in primitias sanctuarii
-21 Principis erit ex omni parte primitiarum
Viginti quinque millium primitiarum
Et erunt primitiæ sanctuarii
Dan. 3-38 Neque locus primitiarum coram te
Malac. 3- 8 In decimis, et in primitiis
1 Mac. 3-49 Attulerunt ornamenta sacerd. et primitias
Rom. 8-23 Sed et nos ipsi primitias spiritus habentes
1 Cor. 15-20 Resurrexit a mortuis, primitiæ dormientium
-23 Unusquisq. a. in suo ordine primitiæ Christus
16-15 Quoniam sunt primitiæ Achaïæ
2 Thes. 2-12 Quod elegerit vos Deus primitias in salutem
Apoc. 14- 4 Hi empti sunt ex hominibus primitiæ Deo

PRIMITIVUS, A, UM.

Exod. 13-12 Et quod primitivum est in pecoribus tuis
23-16 Solemnitatem messis primitivorum operis
29-28 Quia primitiva sunt et initia de victimis
Num. 15-21 Ita et de pulmentis dabitis primitiva Dom.
18-27 Ut reputetur vobis in oblationem primitivorum
28-26 Dies etiam primitivorum, quando offeretis
3 Reg. 16-34 In Abiram primitivo suo fundavit eam
2Esdr. 10-35 Et primitiva universi fructus omnis ligni
-36 Primitiva filiorum nostrorum et pecorum
Et primitiva boum nostrorum et ovium n.
13-31 Et in primitivis : memento mei, Deus meus
Tobiæ. 1- 6 Omnia primitiva sua... fideliter offerens
Ezech. 44-30 Et primitiva omnium primogenitorum
Primitiva ciborum vestror. dabitis sacerdoti
47-12 Per singulos menses afferet primitiva
Rom. 16- 5 Qui est primitivus Asiæ in Christo
Hebr. 11-28 Ne qui vastabat primitiva, tangeret eos
12-16 Qui propter unam escam vendidit primitiva
-23 Et Ecclesiam primitivorum

PRIMO et PRIMUM.

Deut. 13- 9 Sit primum manus tua super eum
20-10 Offeres ei primum pacem
Josue. 8-33 Primum quidem benedixit populo Israël
Ruth. 1-22 Quando primum hordea metebantur
1 Reg. 2-16 Incendat. primum juxta morem hod. adeps
14-35 Tuncq. primum cœpit ædificare altare Do.
3 Reg. 17-13 Primum fac de ipsa farinula subcinericium
2Esdr. 7- 5 Census eorum, qui ascenderant primum
Judith. 5- 7 Hic primum in Mesopotamia habitavit
Job. 14- 9 Faciet comam quasi cum primum plantatum
Sap. 18-13 Tunc vero primum cum fuit exterminium
Eccli. 23-33 Primo e. in lege Altissimi incredibilis fuit
Jerem. 16-18 Et reddam primum duplices iniquitates
2 Mac. 14- 8 Primo quid. utilitatibus regis fidem servans
Matth. 6-33 Quærite ergo primum regnum Dei
7- 5 Ejice primum trabem de oculo tuo
8-21 Permitte me primum ire, et sepelire patrem
13-30 Colligite primum zizania, et alligate ea
17-10 Dicunt quod Eliam oporteat primum venire
Marc. 4-28 Ultro e. terra fructificat, primum herbam
9-10 Quia Eliam oportet venire primum
-11 Elias, cum venerit primo, restituet omnia
13-10 Primum oportet prædicari Evangelium
16- 9 Apparuit primo Mariæ Magdalene
Luc. 6-42 Ejice primum trabem de oculo tuo
9-59 Domine, permitte mihi primum ire, et sepelire patrem
-61 Sed permitte mihi primum renuntiare
10- 5 Primum dicite : Pax huic domui
12-31 Quærite primum regnum Dei et justitiam ej.
17-25 Primum autem oportet illum multa pati
21- 9 Nolite terreri : oportet primum hæc fieri
Joan. 1-41 Invenit hic primum fratrem suum Simonem
2-10 Omnis homo primum bonum vinum ponit
10-40 Locum, ubi erat Joannes baptizans primum
12-16 Hæc non cognoverunt Discipuli ej. primum
18-13 Adduxerunt eum ad Annam primum
19-39 Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte primum
Act. 1- 1 Primum quidem sermonem feci de omnibus
3-26 Vobis primum Deus suscitans Filium suum
7-12 Jacob... misit patres nostros primum
11-26 Ita ut cognominarentur primum Antiochiæ discipuli, Christiani
13-46 Vobis oportebat primum loqui verbum Dei
15-14 Quemadmodum primum Deus visitavit
26-20 His qui sunt Dam. primum... annuntiabam
Rom. 1- 8 Primum quidem gratias ago Deo meo
-16 Virtus e. Dei est.. Judæo primum, et Græco
2- 9 Angustia in omnem animam... Judæi primum, et Græci
-10 Honor, et pax... Judæo primum, et Græco
3- 2 Primum quid. quia credita sunt illis eloquia
15-24 Si vobis primum ex parte fruitus fuero
1 Cor. 11-18 Primum quidem convenientibus vobis
12-28 Posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos
2 Cor. 8- 5 Semetipsos dederunt primum Domino
Ephes. 4- 9 Descendit primum in inferiores partes terræ
2 Thes. 2- 3 Quoniam nisi venerit discessio primum
1 Tim. 2- 1 Obsecro igit. primum omnium fieri obsecr.
3-10 Et hi autem probentur primum
5- 4 Discat primum domum suam regere
2 Tim. 1- 5 Habitavit primum in avia tua Loide
2- 6 Oportet primum de fructibus percipere
Hebr. 7- 2 Primum quid. qui interpretatur rex justitiæ
Jacob. 3-17 Sapientia, primum quidem pudica est
1 Petr. 4-17 Si autem primum a nobis, quis finis eor.
2 Petr. 1-20 Hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia
3- 3 Hoc primum scientes, quod venient

PRIMOGENITUS, A, UM.

Gen. 4- 4 Abel q. obtulit de primogenitis gregis sui
10-15 Genuit Sidonem primogenitum suum
22-21 Hus primogenitum, et Buz fratrem ejus
25-13 Primogenitus Ismaëlis Nabajoth
-31 Vende mihi primogenita tua
-32 Quid mihi proderunt primogenita ?
-33 Juravit ei Esaü, et vendidit primogenita
-34 Parvipendens quod primogenita vendidisset
27-19 Ego sum primogenitus tuus Esaü
-32 Ego sum filius tuus primogenitus Esaü
-36 Primogenita mea ante tulit
35-23 Filii Liæ : primogenitus Ruben, et Simeon
36-15 Fil. Eliphaz primogeniti Esaü : dux Theman
38- 6 Dedit a. Judas uxorem primogenito suo Her
- 7 Fuit quoque Her primogenitus Judæ
41-51 Vocavitque nomen primogeniti, Manasses
43-33 Primogenitus juxta primogenita sua
46- 8 Primogenitus Ruben
48-18 Quia hic est primogenitus, pone dexter. t.
49- 3 Ruben primogenitus meus
Exod. 4-22 Filius meus primogenitus Israël
-23 Interficiam filium tuum primogenitum
6-14 Filii Ruben primogeniti Israëlis : Henoch
11- 5 Et morietur omne primogenitum in terra
A primogenito Pharaonis, qui sedet in solio
Usque ad primogenitum ancillæ
Et omnia primogenita jumentorum
12-12 Percutiamque omne primogenitum
-29 Percussit Dominus omne primogenitum
A primogenito Pharaonis, qui in solio
Usque ad primogenitum captivæ
Et omne primogenitum jumentorum
13- 2 Sanctifica mihi omne primogenitum
-13 Primogenitum asini mutabis ove
Omne a. primogenitum hominis de filiis t.
-15 Occidit Dominus omne primogenitum
A primogenito hominis usque ad primogenitum jumentorum
O. primogenita filiorum meorum redimo
22-29 Primogenitum filiorum tuorum dabis mihi
34-20 Primogenitum asini redimes ove
Primogenitum filiorum tuorum redimes
Levit. 27-26 Primogenita, quæ ad Dominum pertinent
Num. 1-20 De Ruben primogenito Israëlis
3- 2 Primogenitus ejus Nadab, deinde Abiu
-12 Ego tuli Levitas... pro omni primogenito
-13 Meum est enim omne primogenitum
Num. 3-13 Ex quo percussi primogenitos in terra Æg.
-40 Numera primogenitos sexus masculini
-41 Pro omni primogenito filiorum Israel
Pro univ. primogenitis pecorum filior. Isr.
-42 Recensuit Moyses.. primogenitos filior. Isr.
-45 Tolle Levitas pro primogenitis filiorum Isr.
-46 De primogenitis filiorum Israel
-50 Pro primogenitis filiorum Israël
8-16 Pro primogenitis quæ aperiunt om. vulvam
-17 Mea sunt e. omnia primogenita filiorum Isr.
Percussi o. primogenitum in terra Ægypti
-18 Et tuli Levitas pro cunctis primogenitis
18-15 Ut pro homin. primogenito pretium accipias
-17 Primogenitum autem bovis et ovis et capræ
26- 5 Ruben primogenitus Israël
33- 4 Sepelientib. primogenitos, quos percusserat
Deut. 12- 6 Primogenita boum et ovium
-17 Primogenita armentorum et pecorum
14-23 Et primogenita de armentis et ovibus tuis
15-19 De primogenitis quæ nascuntur in armentis
Non operaberis in primogenito bovis
Et non tondebis primogenita ovium
21-15 Et fuerit filius odiosæ primogenitus
-16 Non poterit filium dilectæ facere primogenitum
-17 Sed filium odiosæ agnoscet primogenitum
Et huic debentur primogenita
25- 6 Et primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit
33-17 Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus
Josue. 6-26 In primogenito suo fundamenta illius jaciat
17- 1 Ipse enim est primogenitus Joseph
Machir primogenito Manasse patri Galaad
Judic. 8-20 Dixitque Jether primogenito suo : Surge
1 Reg. 8- 2 Fuitque nomen filii ejus primogeniti Joel
14-49 Nomen primogenitæ Merob
17-13 Eliab primogenitus, et secundus Abinadab
2 Reg. 3- 2 Fuitque primogenitus ejus Amnon
13-21 Diligebat eum, quia primogenitus erat ei
4 Reg. 3-27 Arripiensque filium suum primogenitum
1 Par. 1-13 Chan. vero genuit Sidonem primogenitum s.
-29 Primogenitus Ismahelis, Nabajoth
2- 3 Fuit autem Her primogenitus Juda, malus
-13 Isaï autem genuit primogenitum Eliab
-25 Filii Jerameel primogeniti Hesron
Ram primogenitus ejus, et Buna
-27 Sed et filii Ram primogeniti Jerameel
-42 Mesa primogenitus ejus, ipse est pater
-50 Filii Hur primogeniti Ephratha, Sobal
3- 1 Primogenitum Amnon ex Achinoam
-15 Filii a. Josiæ fuerunt, primogenitus Johanan
4- 4 Isti sunt filii Hur primogeniti Ephratha
5- 1 Filii quoque Ruben primogeniti Israël
Ipse quippe fuit primogenitus ejus
Data sunt primogenita ejus filiis Joseph
Et non est ille reputatus in primogenitum
- 2 Primogenita autem reputata sunt Joseph
- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël
6-28 Filii Samuel, primogenitus Vasseni, et Abia
8- 1 Benjamin a. genuit Bale primogenitum s.
-30 Filiusque ejus primogenitus Abdon
-39 Ulam primogenitus, et Jehus secundus
9- 5 Asaïa primogenitus, et filii ejus
-31 Et Mathathias Levites primogenitus Sellum
-36 Filius primogenitus ejus Abdon, et Sur
26- 2 Zacharias primogenitus, Jadihel secundus
- 4 Semeïas primogenitus, Jozabad secundus
-10 Non enim habuerat primogenitum
2 Par. 21- 3 Tradidit Joram, eo quod esset primogenitus
2Esdr. 10-35 Et ut afferremus primogenita terræ nostræ
Job. 1-13 Et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti
-18 Et bibentibus vinum in domo fratris sui primogeniti
18-13 Consumat brachia illius primogenita mors
Psal. 77-51 Percussit omne primogenitum in terra Æg.
88-28 Et ego primogenitum ponam illum excelsum
104-36 Percussit omne primogenitum in terra eor.
134- 8 Qui percussit primogenita Ægypti
135-10 Qui percussit Æg. cum primogenitis eorum
Sap. 18-13 Cum fuit exterminium primogenitorum
Eccli. 24- 5 Prodivi primogenita ante omnem creaturam
36-14 Et Israel, quem coæquasti primogenito tuo
Isai. 14-30 Et pascentur primogeniti pauperum
Jerem. 31- 9 Et Ephraïm primogenitus meus est
Ezech. 44-30 Et primitiva omnium primogenitorum
Mich. 6- 7 Numquid dabo primogenitum meum
Zach. 12-10 Ut doleri solet in morte primogeniti
Matth. 1-25 Donec peperit filium suum primogenitum
Luc. 2- 7 Et peperit filium suum primogenitum
Rom. 8-29 Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus
Colos. 1-15 Primogenitus omnis creaturæ
-18 Qui est principium, primogenitus ex mortuis
Hebr. 1- 6 Introducit primogenitum in orbem terræ
Apoc. 1- 5 Testis fidelis, primogenitus mortuorum

140

PRIMORES.

2 Mac. 6-18 Eleazarus unus de primoribus scribarum
8- 9 Nicanorem Patrocli de primoribus amicum

PRIMUS, A, UM.

Gen. 8- 5 Prima die mensis apparuerunt cacumina
-13 Sexcentesimo primo anno, primo mense, prima die mensis, imminutæ sunt aquæ
30-41 Quando primo tempore ascendebantur oves
-42 Et quæ primi temporis, Jacob
44-14 Primusq. Judas cum fratribus ingressus est
Exod. 12- 2 Primus erit in mensibus anni
-15 In die primo non erit fermentum in domibus
A primo die usque ad diem septimum
-16 Dies prima erit sancta atque solemnis
-18 Primo mense, quarta decima die mensis
Usque ad diem vigesimam primam
14-27 Reversum est primo diluculo ad priorem
28-17 In primo versu erit lapis sardius
30-23 Primæ myrrhæ et electæ quingentos siclos
39-10 In primo versu erat sardius, topazius
40- 2 Mense primo, prima die mensis, eriges
-15 Igitur mense primo anni secundi, prima die mensis, collocatum est tabernaculum
Levit. 2-14 Si a. obtuleris munus primarum frugum
5- 8 Qui primum offerens pro peccato
23- 5 Mense primo, quarta decima die mensis
- 7 Dies primus erit vobis celeberrimus
-24 Prima die mensis, erit vobis sabbatum
-35 Dies primus vocabitur celeberrimus
-39 Die primo et die octavo erit sabbatum
-40 Sumetisque vobis die primo fructus arboris
Num. 1- 1 Prima die mensis secundi, anno altero
-18 Congregaverunt primo die mensis secundi
2- 9 Per turmas suas primi egredientur
3-13 Sanctificavi mihi quidquid primum nascitur
7-12 Primo die obtulit oblationem s. Nahasson
9- 1 Locutus est Dominus.. mense primo, dicens
10- 5 Movebunt castra primi qui sunt ad Orient.
-13 Moveruntque castra primi juxta imperium
14-40 Ecce mane primo surgentes ascenderunt
18-15 Quidquid primum erumpit e vulva
20- 1 Multitudo in desertum Sin, mense primo
28-16 Mense a. primo, quarta decima die mensis
-18 Quar. dies prima venerabilis et sancta erit
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis
33- 3 Profecti igitur de Ramesse mense primo, quinta decima die mensis primi
-38 Mense quinto, prima die mensis
Deut. 1- 3 Prima die mensis, locutus est Moyses
2-10 Emim primi fuerunt habitatores ejus
16- 1 Observa mensem...verni primum temporis
- 4 Quod immolatum est vespere in die primo
17- 7 Manus testium prima interficiet eum
Josue. 4-19 Ascendit de Jordane, decimo die mensis primi
18-11 Et ascendit sors prima filiorum Benjamin
21-10 Prima enim sors illis egressa est
Judic. 9-33 Et primo mane oriente sole, irrue sup. civ.
10-18 Qui primus ex nobis contra filios Ammon
11-31 Quicumque primus fuerit egressus..offeram
20-31 Ut vulnerarent ex eis sicut primo die et sec.
1 Reg. 14-14 Facta est plaga prima, qua percussit Jonath.
22- 9 Assistebat, et erat primus inter servos Saül
2 Reg. 19-20 Hodie primus veni de omni domo Joseph
21- 9 Simul occisi in diebus messis primis.
23-19 Usque ad tres primos non pervenerat
3 Reg. 18-25 Et facite primi, quia vos plures estis
20-17 Egressi sunt autem pueri... in prima fronte
21- 9 Sedere facite Naboth inter primos populi
-12 Sedere fecerunt Naboth inter primos populi
4 Reg. 1-14 Devoravit duos principes quinquagenarios primos
3-22 Primoque mane surgentes, et orto jam sole
24-18 Vigesim. et primum annum ætatis habebat
25-18 Tulit... Saraiam sacerdotem primum
1 Par. 9- 2 Qui a. habitaverunt primi in possessionibus
11- 6 Qui percusserit Jebusæum in primis, erit princeps et dux
Ascendit igitur primus Joab filius Sarviæ
-21 Usque ad tres primos non pervenerat
-25 (*Banaias*) inter triginta primus
12-15 Transierunt Jordanem mense primo
18-17 Porro filii David, primi ad manum regis
23-16 Filii Gersom : Subuël primus
-17 Fuerunt a. filii Eliezer : Rohobia primus
-18 Filii Isaar : Salomith primus
-19 Filii Hebron : Jeriaü primus
-20 Filii Oziel : Micha primus, Jesia secundus
24- 7 Exivit autem sors prima Joïarib
-23 Filiusque ejus Jeriaü primus
25- 9 Egressaque est sors prima Joseph
27- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam præerat filius Zabdiel

1 Par. 27- 3 Princeps... in exercitu mense primo
2 Par. 3- 3 Longitud. cubitos in mensura prima sexag.
8- 9 Erant viri bellatores, et duces primi
12-15 Opera vero Roboam prima et novissima
16-11 Opera autem Asa prima et novissima
-13 Mortuus est anno quadragesim. primo regni
17- 3 Ambulavit in viis David patris sui primis
24-11 Quem primus sacerdos constituerat
29- 3 Anno et mense primo regni sui, aperuit
-17 Cœperunt autem prima die mensis primi mundare
31-10 Azarias sacerdos primus de stirpe Sadoc
35- 1 Quod immolatum est quarta decima die mensis primi
-27 Opera quoque illius prima et novissima
36-22 Anno autem primo Cyri regis Persarum
1 Esdr. 1- 1 In anno primo Cyri regis Persarum
3- 6 A primo die mensis septimi cœperunt
5-13 Anno autem primo Cyri regis Babylonis
6- 3 Anno primo Cyri regis : Cyrus rex decrevit
-19 Fecerunt.. Pascha quarta decima die mensis primi
7- 9 In primo die mensis primi cœpit ascendere
In primo die mensis quinti venit in Jerusal
8-17 Eddo, qui est primus in Chasphiæ loco
-31 Promovimus... duodecimo die mensis primi
9- 2 Fuit in transgressione hac prima
10-16 Sederunt in die primo mensis decimi
-17 Usque ad diem primam mensis primi
2 Esdr. 5-15 Duces autem primi, qui fuerant ante me
8- 2 In die prima mensis septimi
-18 A die primo usque ad diem novissimum
Tobiæ. 6- 1 Mansit prima mansione juxta fluvium Tigris
Judith. 2- 1 Vigesima et secunda die mensis primi
Esth. 1-14 Erant autem primi et proximi, Charsena
Et primi post eum residere soliti erant
2-21 In primo palatii limine præsidebant
3- 7 Mense primo (cujus vocabulum est Nisan)
-12 Vocatique sunt scribæ regis mense primo
6- 9 Et primus de regiis principibus ac tyrannis
9-17 Primus apud omnes interfectionis fuit
11- 2 Prima die mensis Nisan, vidit somnium
- 3 Vir magnus, et inter primos aulæ regiæ
Job. 15- 7 Numquid primus homo tu natus es ?
-33 Lædetur quasi vinea in primo flore botrus ej.
18-20 Stupebunt novissimi, et primos invadet horror
24-14 Mane primo consurgit homicida
29-25 Si voluissem ire ad eos, sedebam primus
Psal. 23- 1 Prima sabbati, Psalmus David
Prov. 3-14 Auri primi et purissimi fructus ejus
Cant. 4-14 Myrrha et aloe cum omn. primis unguentis
5-13 Labia ej. lilia distillantia myrrham primam
Sap. 7- 3 Primam vocem similem omn. emisi plorans
10- 1 Qui primus formatus est a Deo pater orbis
Eccli. 4-18 Ambulat cum eo, et in primis elegit eum
24-38 Qui perficit primus scire ipsam
32- 5 Primum verbum diligenti scientia
45-26 Panem ipsis in primis paravit in satietatem
Isai. 9- 1 Primo tempore alleviata est terra Zabulon
41- 4 Ego Domin., primus et novissimus ego sum
-27 Primus ad Sion dicet : Ecce adsunt
42- 9 Quæ prima fuerunt, ecce venerunt
43- 9 Quæ prima sunt audire nos faciet
-27 Pater tuus primus peccavit
44- 6 Ego primus, et ego novissimus
48-12 Ego ipse, ego primus, et ego novissimus
65- 7 Remetiar opus eorum primum in sinu cor.
Jerem. 24- 2 Ut solent ficus esse primi temporis
25- 1 Ipse est annus primus Nabuchodonosor
36-28 Sermones priores qui erant in primo volum.
50-17 Primus comedit eum rex Assur
52-24 Tulit magister militiæ Saraiam sacerdotem primum
Thren. 4- 2 Filii Sion inclyti, et amicti auro primo
Ezech. 10-11 Ad quem ire declinabat quæ prima erat
26- 1 Prima mensis, factus est sermo Domini
27-17 Ipsi institores tui in frumento primo
-22 Cum universis primis aromatibus
29-17 In primo, in una mensis : factum est verbum
30-20 In primo mense, in septima mensis
45-18 In primo mense, una mensis, sumes vitulum
-21 In primo mense, quarta decima die mensis
Dan. 1-21 Fuit a. Daniel usque ad annum primum Cyri
6-19 Tunc rex primo diluculo consurgens
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis
- 4 Prima quasi leæna, et alas habebat aquilæ
- 8 Tria de cornibus primis evulsa sunt a facie
8-21 Quod erat inter ocul. ej., ipse est rex primus
9- 1 In anno primo Darii filii Assueri
10- 4 Die autem vigesima et quarta mensis primi
-12 Ex die primo, quo posuisti cor tuum
-13 Michael unus de principibus primis venit
11- 1 Ego a. ab anno primo Darii Medi stabam
14-15 Surrexit autem rex primo diluculo

Osee. 9-10 Quasi prima poma ficulneæ in cacumine ej
Mich. 4- 8 Veniet potestas prima, regnum filiæ Jerus
Aggæi. 2- 2 In septimo mense, vigesima et prima mensi
- 4 Qui vidit domum istam in gloria sua prim
-10 Gloria domus istius novissimæ plus quan primæ
Zach. 6- 2 In quadriga prima equi rufi
1 Mac. 1- 1 Alexander... qui primus regnavit in Græci
3-29 Ut tolleret legitima quæ erant a primis dieb
6- 2 Rex Macedo qui regnavit primus in Græci
7- 1 Anno centesimo quinquagesimo primo, exii
-13 Et primi, Assidæi qui erant in filiis Israël
-43 Et cecidit ipse primus in prælio
9- 3 In mense primo anni centesimi
-11 Et primi certaminis omnes potentes
10-65 Et scripsit eum inter primos amicos
13-42 Anno primo sub Simone summo sacerdote
16- 6 Transfretavit primus, et viderunt eum viri
2 Mac. 7- 2 Unus autem ex illis, qui erat primus, sic ait
- 7 Mortuo itaque illo primo, hoc modo
- 8 Sequenti loco, primi tormenta suscepi
8-23 In prima acie ipse dux commisit cum Nican.
10-28 Primo a. solis ortu utrique commiserunt
11- 7 Ipse primus Machabæus, sumptis armis
12-22 Cumque cohors Judæ prima apparuisset
15-18 Primus pro sanctitate timor erat templi
Matth. 10- 2 Primus, Simon, qui dicitur Petrus
17-26 Et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle
19-30 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi
20- 1 Qui exiit primo mane conducere operarios
- 8 Incipiens a novissimis usque ad primos
-10 Venientes autem et primi, arbitrati sunt
-16 Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi
-27 Qui voluerit inter vos primus esse
21-28 Et accedens ad primum, dixit
-31 Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei : Primus
22-25 Et primus, uxore ducta, defunctus est
-38 Hoc est maximum et primum mandatum
23- 6 Amant autem primos recubitus in cœnis
Et primas cathedras in synagogis
26-17 Prima autem die Azymorum accesserunt
28- 1 Vespere a... quæ lucescit in prima sabbati
Marc. 6-21 Cœnam fecit... tribunis, et primis Galilææ
9-34 Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus
10-31 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi
-44 Quicumque voluerit in vobis primus esse
12-20 Et primus accepit uxorem, et mortuus est
-28 Interrogavit eum quod esset primum omnium mandatum
-29 Quia primum omnium mandatum est
-30 Hoc est primum mandatum
-39 Et in primis cathedris sedere in synagogis
Et primos discubitus in cœnis
14-12 Primo die Azymorum quando Pascha imm.
16- 9 Surgens autem mane prima sabbati
Luc. 2- 2 Hæc descriptio prima facta est a præside
11-43 Quia diligitis primas cathedras in synagogis
13-30 Et ecce sunt novissimi qui erunt primi
Et sunt primi qui erunt novissimi
14- 7 Intendens quomodo primos accubitus elig.
- 8 Invitatus... non discumbas in primo loco
-18 Primus dixit ei : Villam emi
15-22 Cito proferte stolam primam, et induite
16- 5 Dicebat primo : Quantum debes domino m.
19-16 Venit autem primus dicens : Domine, mna
20-29 Et primus accepit uxorem, et mortuus est
-46 Et amant... primas cathedras in synagogis
Et primos discubitus in conviviis
Joan. 8- 7 Primus in illam lapidem mittat
19-32 Et primi quidem fregerunt crura
20- 4 Et venit primus ad monumentum
- 8 Discipulus, qui venerat primus ad monum.
Act. 12-10 Transeuntes autem primam et secundam custodiam
13-50 Judæi a. concitaverunt... primos civitatis
15-22 Barsabas, et Silam, viros primos in fratribus
16-12 Philippos, quæ est prima partis Macedoniæ
20-18 A prima die, qua ingressus sum in Asiam
25- 2 Adieruntque eum... primi Judæorum
26-23 Si primus ex resurrectione mortuorum
27-43 Qui possent natare, emittere se primos
28-17 Convocavit primos Judæorum
Rom. 10-19 Primus Moyses dicit : Ego ad æmulationem
1 Cor. 15- 3 Tradidi e. vobis in primis, quod et accepi
-45 Factus est primus homo Adam
-47 Primus homo de terra, terrenus
Ephes. 6- 2 Quod est mandatum primum in promissione
Philip. 1- 5 In Evangelio Christi a prima die usque nunc
1 Thes. 4-15 Mortui qui in Christo sunt, resurgent primi
1 Tim. 1-15 Peccatores... quorum primus ego sum
-16 Ut in me primo ostenderet Christus Jesus

1 *Tim.* 2-13 Adam enim primus formatus est
5-12 Quia primam fidem irritam fecerunt
2 *Tim.* 4-16 In prima mea defensione nemo mihi affuit
Hebr. 9- 2 Tabernaculum enim factum est primum
-18 Nec primum quid. sine sanguine dedicatum
10- 9 Aufert primum, ut sequens statuat
Apoc. 1-17 Noli timere : ego sum primus et novissimus
2- 4 Quod charitatem tuam primam reliquisti
- 5 Age pœnitentiam, et prima opera fac
- 8 Hæc dicit primus et novissimus
4- 1 Et vox prima, quam audivi, tanquam tubæ
- 7 Et animal primum simile leoni
8- 7 Et primus Angelus tuba cecinit
13-12 Et fecit terram... adorare bestiam primam
16- 2 Et abiit primus, et effudit phialam suam
20- 5 Hæc est resurrectio prima
- 6 Qui habet partem in resurrectione prima
21- 1 Primum enim cœlum et prima terra abiit
- 4 Neque dolor erit ultra, quia prima abierunt
-19 Fundamentum primum, jaspis
22-13 Ego sum A et Ω, primus et novissimus

PRINCEPS.

Gen. 12-15 Et nuntiaverunt principes Pharaoni
21-22 Et Phicol princeps exercitus ejus
-33 Et Phicol princeps exercitus ejus
23- 6 Domine, princeps Dei es apud nos
25-16 Duodecim principes tribuum suarum
34- 2 Sichem filius Hemor Hevæi, princeps terræ
39- 1 Emitq. eum Putiphar... princeps exercitus
-21 Dedit ei gratiam in consp. principis carceris
40- 3 Misit eos in carcerem principis militum
-20 Recordatus est inter epulas... pistorum principis
41-10 Retrudi jussit in carcerem principis militum
42- 6 Joseph erat princeps in terra Ægypti
45- 8 Fecit me... principem in omni terra Ægypti
Exod. 2-14 Quis te constituit principem et judicem
6-14 Isti sunt principes domorum per familias
-25 Hi sunt principes familiarum Leviticarum
15- 4 Electi principes ejus submersi sunt in mari
-15 Tunc conturbati sunt principes Edom
16-22 Venerunt a. omnes principes multitudinis
18-25 Constituit eos principes populi, tribunos
22-28 Principi populi tui non maledices
34-31 Reversi sunt tam Aaron quam principes synagogæ
35-27 Principes v. obtulerunt lapides onychinos
Levit. 4-22 Si peccaverit princeps... per ignorantiam
21- 4 Sed nec in principe pop. sui contaminabitur
Num. - 4 Eruntque vobiscum principes tribuum
-16 Nobilissimi principes multitudin. per tribus
-44 Et duodecim principes Israël
2- 3 Eritque princeps filiorum ejus Nahasson
- 5 Quorum princeps fuit Nathanaël
- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab
-10 Ad Meridianam plagam erit princeps Elisur
-12 Quorum princeps fuit Salamiel
-14 In tribu Gad princeps fuit Eliasaph
-18 Quor. princeps fuit Elisama filius Ammiud
-20 Quorum princeps fuit Gamaliel filius Phad.
-22 Princeps fuit Abidan filius Gedeonis
-25 Filii Dan : quorum princeps fuit Ahiezer
-27 De tribu Aser : quor. princeps fuit Phegiel
-29 De tribu filiorum Nephthali princeps fuit Ahira filius Enan
3-24 Sub principe Eliasaph filio Laël
-30 Princepsque eorum erit Elisaphan
-32 Princeps a. principum Levitarum Eleazar
-35 Princeps eorum Suriel filius Abihaïel
4-34 Moyses et Aaron et principes synagogæ
-46 Moyses et Aaron et principes Israel
7- 2 Obtulerunt principes Israël et capita
-24 Princeps filiorum Zabulon, Eliab
-30 Princeps filiorum Ruben, Elisur
-36 Princeps filiorum Simeon, Salamiel
-42 Princeps filiorum Gad, Eliasaph
-48 Princeps filiorum Ephraim, Elisama
-54 Princeps filiorum Manasse, Gamaliel
-60 Princeps filiorum Benjamin, Abidan
-66 Princeps filiorum Dan, Ahiezer
-72 Princeps filiorum Aser, Phegiel
-78 Princeps filiorum Nephthali, Ahira
-84 Hæc... oblata sunt a principibus Israël
10- 4 Venient ad te principes et capita
-14 Quorum princeps erat Nahasson
-15 In tribu fil. Issach. fuit princeps Nathanaël
-16 Erat princeps Eliab filius Helon
-18 Quorum princeps erat Elisur filius Sedeur
-19 Princeps fuit Salamiel filius Surisaddaï
-20 In tribu Gad erat princeps Eliasaph
-22 In quorum exercitu princeps erat Elisama
-23 In tribu a. fil. Man. princeps fuit Gamaliel
-25 In quorum exercitu princeps fuit Ahiezer
-26 In tribu a. fil. Aser, erat princeps Phegiel

Num. 10-27 In tribu fil. Nephth. princeps fuit Ahira
13- 3 Singulos de singulis tribubus, ex principibus
- 4 De deserto Pharan mittens principes viros
14-12 Te autem faciam principem super gentem
17- 2 A cunctis principibus tribuum, virgas duod.
- 6 Dederunt ei omnes principes virgas
21-18 Puteus, quem foderunt principes
22-13 Qui mane consurgens, dixit ad principes
-14 Reversi principes dixerunt ad Balac
-35 Ivit igitur cum principibus
-40 Misit ad Balaam, et principes qui cum eo erant, munera
23- 6 Invenit... omnes principes Moabitarum
-17 Invenit... principes Moabitarum cum eo
25- 4 Tolle cunctos principes populi, et suspende
-15 Cozbi, filia Sur principis nobilissimi Madian.
26- 9 Dathan et Abiron principes populi
27- 2 Steteruntque coram... principibus populi
30- 2 Et locutus est ad principes tribuum
31- 8 Evi, et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe, quinque principes gentis
-13 Egressi sunt... omnes principes synagogæ
-14 Iratusque Moyses principibus exercitus
-26 Tu et Eleazar sacerdos et principes vulgi
-48 Cumque accessissent principes exercitus
32- 2 Venerunt ad... principes multitudinis
-28 Præcepit ergo Moyses... principibus famil.
34-18 Singuli principes de tribubus singulis
36- 1 Accesserunt a. et principes familiarum Locutiq. sunt Moysi coram principibus Isr.
Deut. 1-13 Ut ponam eos vobis principes
-15 Et constitui eos principes, tribunos
5-23 Accessistis ad me omnes principes tribuum
29-10 Principes vestri, et tribus, ac majores natu
33- 5 Congregatis principibus populi cum tribub.
-21 Qui fuit cum principibus populi, et fecit
Josue. 1-10 Præcepitque Josue principibus populi
5-14 Sed sum princeps exercitus Domini
9-15 Principes quoq. multitudinis juraverunt eis
-18 Eo quod jurassent eis principes multitudinis Murmuravit itaque omne vulgus contra principes
10-24 Ait ad principes exercitus qui secum erant
13-21 Percussit Moyses cum principibus Madian
14- 1 Et principes familiarum per tribus Israël
17- 4 Veneruntque in conspectu... principum
19-51 Josuë filius Nun, et principes familiarum
21- 1 Accesseruntque principes familiarum Levi
22-14 Et decem principes cum eo
-21 Responderuntq.. principibus legationis Isr.
-30 Principes legationis Israel... placati sunt
-32 Reversusque est cum principibus
23- 2 Vocavit Josuë... principes ac duces
24- 1 Vocavit maj. natu, ac principes, et judices
Judic. 4- 7 Sisaram principem exercitus Jabin
5- 3 Audite, reges; auribus percipite, principes
- 9 Cor meum diligit principes Israel
-14 De Machir principes descenderunt
-25 In phiala principum obtulit butyrum
8- 3 In manus v. Do. tradidit principes Madian
- 6 Responderunt principes Soccoth
-14 Interrogavitque eum nomina principum
9-24 In cæteros Sichimorum principes
-28 Constituit principem Zebul servum suum
-30 Zebul e. princeps civitatis... iratus est valde
-51 Ad quam confugerant... principes civitatis
10- 4 Habens... principes triginta civitatum
-18 Dixeruntque principes Galaad singuli
11- 3 Viri inopes... quasi principem sequebantur
- 6 Veni et esto princeps noster, et pugna
- 8 Dixeruntque principes Galaad ad Jephte
- 9 Ego ero vester princeps ?
-11 Abiit itaq. Jephte cum principibus Galaad Fecitq. eum omnis populus principem sui
16- 5 Veneruntq. ad eam principes Philisthinor.
-18 Misit ad principes Philisthinorum
-23 Principes Philisthinorum convenerunt
-27 Erant ibi omnes principes Philisthinorum
-30 Cecidit domus super omnes principes
20-18 Quis erit in exercitu n. princeps certaminis
1 *Reg.* 2- 8 Ut sedeat cum principibus
10- 1 Unxit te Do. sup. hæreditat. s. in principem Quia unxit te Deus in principem
14-50 Nomen principis militiæ ejus Abner
17-55 Ait ad Abner principem militiæ
18-30 Egressi sunt principes Philisthinorum
22- 2 Et factus est eorum princeps, fueruntque
26- 5 Abner filius Ner, princeps militiæ ejus
29- 3 Dixeruntque principes Philisthiim ad Achis Et ait Achis ad principes Philisthiim
- 4 Irati sunt a. adversus eum principes Phil.
- 9 Sed principes Philisthinorum dixerunt
2 *Reg.* 2- 8 Abner a. filius Ner, princeps exercitus Saül
3-38 Num ignoratis quoniam princeps... cecidit
4- 2 Duo autem viri principes latronum erant

2 *Reg.* 10- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon
-16 Sobach autem... erat princeps eorum
-18 Sobach principem militiæ percussit
18- 5 Audiebat præcip. regem cunctis principibus
23- 8 Sapientissimus princeps inter tres
-13 Tres qui erant principes inter triginta
-18 Abisai... princeps erat de tribus
-19 Inter tres nobilior, eratq. eorum princeps
24- 2 Dixitq. rex ad Joab principem exercitus sui
- 4 Obtinuit... verba Joab et principum exerc. Egressusque est Joab, et principes militum
3 *Reg.* 1-19 Vocavit... Joab principem militiæ
-25 Universos filios regis et principes exercitus
2- 5 Quæ fecerit duob. principibus exercitus Isr.
-32 Abner filium Ner principem militiæ Israel Amasam fil. Jether principem exerc. Juda
4- 2 Et hi principes quos habebat : Azarias
8- 1 Majores natu Isr. cum principibus tribuum
9-22 Et ministri ejus, et principes, et duces
-23 Erant a. principes super o. opera Salomonis
11-15 Et ascendisset Joab princeps militiæ
-21 Mortuum esse Joab principem militiæ
-24 Et factus est princeps latronum
15-13 Ne esset princeps in sacris Priapi
-20 Misit principes exercitus s. in civitates Isr.
16-16 Amri, qui erat princeps militiæ sup. Israël
20-14 Per pedissequos principum provinciarum
-15 Recensuit ergo pueros principum provinc.
-17 Egressi sunt a. pueri principum provinciar.
-19 Egressi sunt ergo pueri principum prov.
-24 Amove reges... et pone principes pro eis
22-26 Maneat apud Amon principem civitatis
-31 Rex a. Syriæ præceperat principibus curr.
-32 Cum ergo vidissent principes curruum
-33 Intellexeruntque principes curruum
4 *Reg.* 1- 9 Misitq. ad eum quinquagenarium principem
-11 Misit ad eum principem quinquagenarium
-13 Iterum misit principem quinquagenarium
-14 Devoravit duos principes quinquagenarios
4-13 Et vis ut loquar regi, sive principi militiæ ?
5- 1 Naaman princeps militiæ regis Syriæ
8-21 Percussitque... principes curruum
9- 5 Ecce a. principes exercitus sedebant, et ait Verbum mihi ad te, o princeps At ille dixit : Ad te, o princeps
23- 8 In introitu ostii Josuë principis civitatis
24-12 Egressusque est Joachin... et principes ejus
-14 Et transtulit... universos principes
25- 8 Venit Nabuzardan princeps exercitus
-10 Exercitus... qui erat cum principe militum
-11 Transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-15 Quæ argentea, argentea, tulit princeps mil.
-18 Tulit quoque princeps militiæ Saraïam
-19 Et Sopher principem exercitus
-20 Tollens Nabuzardan princeps militum
-26 Principes militum, venerunt in Ægyptum
1 *Par.* 2-10 Nahasson, principem filiorum Juda
4-22 Qui principes fuerunt in Moab
-38 Isti sunt nominati principes in cognationibus
-42 Habentes principes Phalthiam et Naariam
5- 2 De stirpe ejus principes germinati sunt
- 6 Et fuit princeps in tribu Ruben
- 7 Habuerunt principes, Jehiel et Zachariam
-15 Princeps domus in familiis suis
-24 Fuerunt principes domus cognationis eor.
7- 2 Jebsem, et Samuël, principes per domos
- 3 Et Johel, et Jesia, quinque omnes principes
- 7 Et Uraï, quinque principes familiarum
- 9 Per familias suas principes cognationum s.
-11 Principes cognationum suarum
-40 Omnes hi filii Aser, principes cognationum
8- 6 Principes cognation. habitantium in Gabaa
-10 Hi sunt filii ejus, principes in familiis suis
-13 Principes cognation. habitantium in Ajalon
-28 Hi patriarchæ, et cognationum principes
9- 9 Principes cognationum per domos patrum
-13 Fratres q. eorum principes per familias suas
-17 Et frater eorum Sellum princeps
-33 Hi sunt principes cantor. per familias Levit.
-34 Capita Levitarum, per familias s. principes
11- 2 Et tu eris princeps super eum
- 6 Omnis qui percusserit.. erit princeps et dux Joab filius Sarviæ, et factus est princeps
-10 Hi principes virorum fortium David
-11 Jesbaam... princeps inter triginta
-15 Tres de triginta principibus ad petram
-20 Abisaï quoque... ipse erat princeps trium
-21 Inclytus, et princeps eorum
-42 Adina fil. Siza Rubenites princeps Rubenit.
12- 3 Princeps Ahiezer, et Joas, filii Samaa
- 9 Ezer princeps, Obdias secundus
-14 Hi de filiis Gad principes exercitus
-18 Induit Amasaï principem inter triginta Suscepit.. Dav. et constituit principes turmæ
-19 Remiserunt eum principes Philisthinorum

1 *Par.* 12-20 Elin, et Salathi, principes millium in Man.
-21 Et facti sunt principes in exercitu
-23 Iste quoque est numerus principum exercit.
-27 Joïada quoque princeps de stirpe Aaron
-28 Et domus patris ejus, principes viginti duo
-32 De filiis quoq. Issachar... principes ducenti
-34 Et de Nephthali, principes mille
13- 1 Iniit autem consilium David cum... universis principibus
15- 5 De filiis Caath, Uriel princeps fuit
- 6 De filiis Merari, Asaïa princeps
- 7 De filiis Gersom, Joel princeps
- 8 De filiis Elisaphan, Semeïas princeps
- 9 De filiis Hebron, Eliel princeps
-10 De filiis Oziel, Aminadab princeps
-12 Vos qui estis principes familiar. Leviticar.
-16 Dixitque David principibus Levitarum
-22 Chonenias autem princeps Levitarum
-27 Chonenias princeps prophetiæ inter cantor.
16- 5 (*Constituitq. cor. arca*) Asaph principem
- 7 In illo die fecit David principem
19- 3 Dixerunt principes filiorum Ammon
-16 Sophach autem princeps militiæ Adarezer
-18 Interfecit... Sophach exercitus principem
21- 2 David ad Joab, et ad principes populi
22-17 Præcepit q. David cunctis principibus Isr.
23- 2 Et congregavit omnes principes Israel
- 8 Filii Leedan : princeps Jahiel, et Zethan
- 9 Isti principes familiarum Leedan
-24 Hi filii Levi... principes per vices
24- 4 Filii Eleazar in principibus viris
Principes per familias sedecim
- 5 Erant e. principes sanctuarii, et principes D.
- 6 Descripsitq. eos.. coram rege et principibus
Principibus quoque familiarum sacerdotal.
-21 De filiis quoque Rohobiæ princeps Jesias
-31 Et principibus familiarum sacerdotalium
26-10 De Hosa autem... Semri princeps
Posuerat eum pater ejus in principem
-12 Ut semper principes custodiarum... ministr.
-21 De Ledan principes familiarum
-26 Et principes familiarum, et tribuni
-31 Hebronitarum autem princeps fuit Jeria
-32 Duo millia septingenti principes familiarum
27- 1 Principes familiarum, tribuni... præerant
- 3 Princeps cunctorum principum in exercitu
- 8 Mense quinto, princeps Samaoth Jezerites
-22 Hi principes filiorum Israel
-31 Principes substantiæ regis David
-34 Princeps autem exercitus regis erat Joab
28- 1 Convocavit igitur David o. principes Israël
- 4 De Juda enim elegit principes
-21 Et parati sunt, et noverunt tam principes...
29- 6 Polliciti sunt itaque principes familiarum
Et principes possessionum regis
-11 Et tu es super omnes principes
-22 Unxerunt autem eum Domino in principem
-24 Sed et universi principes, et potentes
2 *Par.* 1- 2 Præcepitque Salomon... principibus famil.
5- 2 Congregavit... cunctos principes tribuum
7-18 Vir, qui sit princeps in Israël
8- 9 Ipsi enim erant... principes quadrigarum
-10 Omnes a. principes exercitus regis Salomonis
11-11 Posuit in eis principes ciborumque horrea
12- 5 Ingressus est ad Roboam, et principes Juda
- 6 Consternatique principes Israël et rex
-10 Et tradidit illos principibus scutariorum
16- 4 Benadad misit principes exercituum suorum
17- 7 Misit de principibus suis Benhail
-14 In Juda principes exercitus, Ednas dux
-15 Post hunc Johanan princeps
18-25 Ducite eum ad Amon principem civitatis
-31 Cum vidissent principes equitatus Josaphat
19- 8 Constituit... principes familiarum ex Israel
21- 4 Occidit... quosdam de principibus Israël
- 9 Cumque transisset Joram cum principibus
22- 8 Invenit principes Juda et filios fratrum
23- 2 Congregaverunt...principes familiarum Isr.
-13 Cumque vidisset... principes turmasque
-14 Egressus a... ad centuriones et principes
-20 Assumpsitq. centuriones.. ac principes pop.
24- 6 Vocavitque rex Joïadam principem
-10 Lætatique sunt cuncti principes
-17 Ingressi sunt principes Juda, et adoraverunt
-23 Interfecit cunctos principes populi
26-12 Omnisque numerus principum per familias
28-12 Steterunt itaque viri de principibus
-14 Dimiseruntq.. prædam.. coram principibus
-21 Spoliata... domo regum ac principum
29-20 Adunavit omnes principes civitatis
-30 Præcepitque Ezechias et principes Levitis
30- 2 Inito ergo consilio regis et principum
- 6 Perrexerunt...ex regis imperio et principum
-12 Juxta præceptum regis et principum
-24 Principes vero dederant populo tauros mille

2 *Par.* 31- 8 Cumq. ingressi fuissent Ezechias et principes
32- 3 Inito cum principibus consilio
- 6 Constituitq. principes bellatorum in exercitu
-21 Percussit.. principem exercitus regis Assyr.
-31 In legatione principum Babylonis
33-11 Superinduxit eis principes exercitus regis
-14 Constituitque principes exercitus
34- 8 Misit... Maasiam principem civitatis
35- 8 Zacharias et Jahiel, principes domus Dom.
- 9 Jehiel et Jozabad, principes Levitarum
36-14 Universi principes sacerd... prævaricati sunt
-18 Thesauros... principum transtulit in Babylonem
1 *Esdr.* 1- 5 Surrexerunt principes patrum de Juda
- 8 Annumeravit ea Sassabasar principi Juda
2-68 Et de principibus patrum
3-12 Principes patrum , et seniores, qui viderant
4- 2 Et accedentes... ad principes patrum
- 3 Reliqui principes patrum Israël
5-10 Nomina... virorum qui sunt principes in eis
-14 Sassabasar... quem et principem constituit
7-28 Coram... univ. principibus regis potentibus
Congregavi de Israël principes
8- 1 Hi sunt ergo principes familiarum
-16 Misi... Zachariam et Mosollam principes
-20 De Nathinæis, quos dederat David et principes
-24 Separavi de principibus sacerdotum
-25 Rex... et principes ejus, universusque Israël
-29 Donec appendatis coram principibus sacerd.
9- 1 Accesserunt ad me principes, dicentes
- 2 Manus etiam principum... fuit in transgress.
10- 5 Adjuravit principes sacerdotum et Levitar.
- 8 Juxta consilium principum et seniorum
-14 Constituantur principes in univ. multitudine
-16 Et abierunt... viri principes familiarum
2 *Esdr.* 2- 9 Miserat a. rex mecum principes militum
3- 9 Raphaïa filius Hur, princeps vici Jerusalem
-12 Alohes, princeps mediæ partis vici Jerusal.
-14 Melchias... princeps vici Bethacharam
-15 Sellum fil. Cholhoza, princeps pagi Maspha
-16 Princeps dimidiæ partis vici Bethsur
-17 Hasebias, princeps dimidiæ partis vici Ceïlæ
-18 Bavaï... princeps dimidiæ partis Ceïlæ
-19 Azer filius Josue, princeps Maspha
4-16 Et principes post eos in omni domo Juda
7- 2 Præcepi... Hananiæ principi domus de Jer.
-70 Nonnulli autem de principibus familiarum
-71 Et de principibus familiarum dederunt
8-13 Congregati sunt principes familiarum
9-32 Invenit nos, reges nostros, et principes nost.
-34 Reges nostri, principes nostri, sacerdotes
-38 Et scribimus, et signant principes nostri
11- 1 Habitaverunt a. principes populi in Jerusal.
- 3 Hi sunt itaque principes provinciæ
-11 Filius Achitob princeps domus Dei
-13 Et fratres ejus principes patrum
-16 Et Josabed... a principibus Levitarum
-17 Filius Asaph, princeps ad laudandum
12- 7 Isti principes sacerdotum, et fratres eorum
-12 Erant sacerdotes et principes familiarum
-22 Et Jeddoa, scripti principes familiarum
-23 Filii Levi principes familiar. scripti in libro
-24 Et principes Levitarum, Hasebia, Serebia
-31 Ascendere autem feci principes Juda super murum
-32 Et media pars principum Juda
-43 Principes civitatis in decore gratiarum act.
-45 Erant principes constituti cantorum
Judith. 2- 4 Holofernem principem militiæ suæ
3- 1 Miserunt...provinciarum reges ac principes
- 9 Universarum urbium habitatores principes
5- 1 Nuntiatumque est Holoferni principi militiæ
- 2 Vocavitque omnes principes Moab
6-11 In diebus illis erant illic principes
8-34 Et dixit ad eam Ozias princeps Juda
10-13 Vadam ad faciem principis Holofernis
13-19 Ecce caput Holofernis principis militiæ Ass.
-23 Porro Ozias princeps populi Israel
-24 Direxit in vulnera capitis principis inimic.
14- 3 Necesse est ut fugiant ad principem suum
-17 Cum audissent principes virtutis Assyrior.
Esth. 1- 3 Fecit grande convivium cunctis principibus
- 8 Præponens mensis singulos de principibus s.
-11 Ut ostenderet...principibus pulchritudinem
-16 Audiente rege atque principibus
Læsit... principes qui sunt in cunctis prov.
-18 Omnes principum conjuges Persarum
-21 Placuit consilium ejus regi et principibus
-22 Esse viros principes ac majores in domibus
2-18 Jussit convivium præparari permagnificum cunctis principibus
3- 1 Posuit solium ejus super omnes principes
5-11 Gloria super omnes principes et servos
6- 9 Primus de regiis principibus ac tyrannis

Esth. 8- 9 Scriptæ sunt epistolæ... ad principes
9- 4 Quem principem esse palatii...cognoverant
13- 1 Provinciar. principibus et ducib...salutem
16- 1 Ducibus ac principibus...salutem dicit
- 2 Multi bonitate principum... abusi sunt
- 6 Dum aures principum simplices...decipiunt
Job. 3-15 Aut cum principibus, qui possident aurum
12-21 Effundit despectionem super principes
-24 Qui immutat cor principum populi terræ
21-28 Dicitis enim : Ubi est domus principis?
29- 9 Principes cessabant loqui
31-37 Et quasi principi offeram eum
34-19 Qui non accipit personas principum
Psal. 2- 2 Principes convenerunt in unum
23- 7 Attollite portas, principes, vestras
- 9 Attollite portas, principes, vestras
32-10 Dominus... reprobat consilia principum
44-17 Constitues eos principes super om. terram
46-10 Principes populorum congregati sunt
67-26 Prævener. principes conjuncti psallentibus
-28 Principes Juda, duces eorum : principes Zabulon, principes Nephthali
75-13 Et ei qui aufert spiritum principum
81- 7 Sicut unus de principibus cadetis
82-12 Pone principes eorum sicut Oreb
Omn. principes eorum : (-13) qui dixerunt
86- 6 Narrabit in scripturis populor. et principum
104-20 Princeps populorum, et dimisit eum
-21 Constituit...principem omnis possessionis s.
-22 Ut erudiret principes ejus sicut semetipsum
106-40 Effusa est contemptio super principes
112- 8 Ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui
117- 9 Sperare in Domino, quam sperare in principibus
118-23 Etenim sederunt principes
-161 Principes persecuti sunt me gratis
145- 2 Nolite confidere in principibus
148-11 Principes et omnes judices terræ
Prov. 6- 7 Non habeat... præceptorem nec principem
8-16 Per me principes imperant
14-28 In paucitate plebis ignominia principis
16-28 Homo...verbosus separat principes
17- 7 Nec (*decet*) principem labium mentiens
-26 Non est bonum... percutere principem
18-16 Ante principes spatium ei facit
19-10 Nec (*decet*) servum dominari principibus
23- 1 Quando sederis ut comedas cum principe
25- 7 Quam ut humilieris coram principe
-15 Patientia lenietur princeps
28- 2 Propter peccata terræ multi principes ejus
-15 Princeps impius super populum pauperem
29-12 Princeps, qui libenter audit verba mendacii
-26 Multi requirunt faciem principis
Eccle. 7-20 Super decem principes civitatis
9-17 Plus quam clamor principis inter stultos
10- 5 Per errorem egrediens a facie principis
- 7 Vidi...principes ambulantes super terram
-16 Væ tibi, terra..cujus principes mane comedunt
-17 Beata terra...cujus principes vescuntur in tempore suo
Cant. 7- 1 Quam pulchri sunt gressus tui...filia principis!
Sap. 8-11 Facies principum mirabuntur me
Eccli. 9-24 Princeps populi in sapientia sermonis sui
36-12 Contere caput principum inimicorum
41-22 (*Erubescite*) a principe et a judice de delicto
45-30 Principem sanctorum et gentis suæ
46-16 Unxit principes in gente sua
-21 Et contrivit principes Tyriorum
48-13 In diebus suis non pertimuit principem
-17 Relicta est gens..et princeps in domo David
49-17 Joseph, qui natus est homo, princeps frat.
50-17 Effudit... odorem divinum excelso principi
Isai. 1-10 Audite verbum Domini, principes Sodom.
-23 Principes tui infideles, socii furum
3- 3 (*Auferet*) principem super quinquaginta
- 4 Et dabo pueros principes eorum
- 6 Vestimentum tibi est, princeps esto noster
- 7 Nolite constituere me principem populi
-14 Cum senibus populi sui et principibus ejus
9- 6 Pater futuri sæculi, princeps pacis
10- 9 Numquid non principes mei simul reges sunt
-13 Principes eorum deprædatus sum
14- 9 Principes terræ surrexerunt de soliis suis, omnes principes nationum
19-11 Stulti principes Taneos...dederunt consil.
-13 Stulti facti sunt principes Taneos, emarcuerunt principes Memphcos
21- 5 Surgite, principes, arripite clypeum
22- 3 Cuncti principes tui fugerunt simul
23- 8 Tyrum...cujus negotiatores principes
29-10 Prophetas et principes vestros... operiet
30- 4 Erant enim in Tani principes tui

Isai. 31- 9 Pavebunt fugientes principes ejus
32- 1 Et principes in judicio præerunt
- 5 Non vocabitur ultra is, qui insipiens est, princeps
- 8 Princeps vero ea, quæ digna sunt principe, cogitabit
34-12 Omnes principes ejus erunt in nihilum
43-28 Et contaminavi principes sanctos
49- 7 Reges videbunt, et consurgent principes
Jerem. 1-18 Dedite...regibus Juda, principibus ejus
2-26 Confusi sunt... principes et sacerdotes
4- 9 Peribit cor regis, et cor principum
6-28 Omnes isti principes declinantes
8- 1 Ejicient ossa reg. Juda et ossa principum
17-25 Ingredientur... reges et principes
Ipsi et principes eorum, viri Juda
20- 1 Emmer sacerdos, qui constitutus erat princeps in domo Domini
24- 1 Transtulit Nabuchodonosor... principes ej.
- 8 Dabo Sedeciam regem Juda et principes ej.
25-18 (*Propinavi*) regibus ejus,et principibus ej.
-19 (*Propinavi*) Pharaoni.. et principibus ejus
26-10 Et audierunt principes Juda verba hæc
-11 Locuti sunt sacerd.et prophetæ ad principes
-12 Et ait Jeremias ad omnes principes
-16 Dixerunt principes, et omnis populus
-21 Audivit rex... et principes ejus verba hæc
29- 2 Egressus est Jechonias... et principes Juda
30-21 Et princeps de medio ejus producetur
32-32 Ad iracundiam me provocantes...principes
33-26 Ut non assumam de semine ejus principes
34-10 Audierunt ergo omnes principes
-19 Principes Juda et principes Jerusalem
-21 Regem Juda et principes ejus dabo
35- 4 Erat juxta gazophylacium principum
36-12 Ecce ibi omnes principes sedebant
Filius Hananiæ, et universi principes
-14 Miserunt itaq. omnes principes ad Baruch
-19 Dixerunt principes ad Baruch : Vade
-21 Legit audiente rege, et universis principibus
37-13 Et adduxit eum ad principes
-14 Irati principes contra Jeremiam
38- 4 Et dixerunt principes regi : Rogamus
-17 Si profectus exieris ad principes regis Bab.
-18 Si a. non exieris ad principes regis Babylon.
-22 Educentur ad principes regis Babylonis
-25 Si autem audierint principes
-27 Venerunt ergo omnes principes ad Jerem.
39- 3 Et ingressi sunt omnes principes
Omnes reliqui principes regis Babylonis
-13 Misit ergo Nabuzardan princeps militiæ
40- 2 Tollens ergo princeps militiæ Jeremiam
- 7 Cumq. audissent omnes principes exercitus
-13 Et omnes principes exercitus... venerunt
41-10 Commendaverat Nabuzardan princeps mil.
-11 Om. principes bellatorum qui erant cum eo
-13 Cumq.vidisset.. univers. principes bellator.
-16 Om. principes bellatorum qui erant cum eo
42- 1 Accesserunt omnes principes bellatorum
- 8 Vocavit... omnes principes bellatorum
43- 4 Et omnes principes bellatorum
- 5 Et universi principes bellatorum
- 6 Reliquerat Nabuzardan princeps militiæ
44-17 Et principes nostri in urbibus Juda
-21 Reges vestri, et principes vestri
48- 7 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
49- 3 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
-38 Et perdam inde reges et principes
50-35 Gladius... ad principes et ad sapientes ejus
51-57 Et inebriabo principes ejus et sapientes
-59 Saraïas autem erat princeps prophetiæ
52-10 Omnes principes Juda occidit in Reblatha
-12 Venit Nabuzardan princeps militiæ
-15 Transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-25 Principem militum, qui probabat tyrones
Thren. 1- 1 Princeps provinciarum facta est sub tributo
- 6 Facti sunt principes ejus velut arietes
2- 2 Polluit regnum et principes ejus
- 9 Contrivit... principes ejus in gentibus
5-12 Principes manu suspensi sunt
Baruc. 1- 9 Posteaquam cepisset... Jechoniam et principes
-16 Regibus nostris, et principibus nostris
2- 1 Locutus est... ad reges nostros et ad principes nostros
3-16 Ubi sunt principes gentium, et qui domin.
4-21 Eripiet vos de manu principum inimicorum
Ezech. 7-27 Et princeps induetur mœrore
11- 1 Vidi in medio eorum... principes populi
17-12 Assumet regem et principes ejus
19- 1 Assume planctum super principes Israël
22- 6 Ecce principes Israel singuli in brachio
-27 Principes ejus in medio illius
23- 6 Vestitos hyacintho, principes, et magistrat.
-23 Nobiles, tyrannosque et principes

Ezech. 23-23 Magistratus universos, principes principum
26-16 Descendent de sedibus suis omnes principes
27-21 Arabia, et universi principes Cedar
-25 Principes tui in negotiatione tua
28- 2 Fili hominis, dic principi Tyri
32-30 Ibi principes Aquilonis omnes... paventes
34-24 Servus meus David princeps in medio eorum
37-25 David servus meus princeps eorum in perp.
38- 2 Terram Magog principem capitis Mosoch
- 3 Ego ad te Gog principem capitis Mosoch
39- 1 Ego super te Gog principem capitis Mosoch
-18 Sanguinem principum terræ bibetis
44- 3 (*Ingressus est per eum, eritque clausa*) principi
- 3 Princeps ipse sedebit in ea, ut comedat
45- 7 Principi quoq. hinc et inde in separationem
- 8 Non depopulabuntur ultra principes popul.
- 9 Sufficiat vobis, principes Israel
-16 Tenebitur primitiis his principi in Israël
-17 Super principem erunt holocausta
-22 Et faciet princeps in die illa pro se
46- 2 Et intrabit princeps per viam vestibuli
- 4 Holocaustum a. hoc offeret princeps Dom.
- 8 Cumque ingressurus est princeps
-10 Princeps a. in medio eorum... ingredietur
-12 Cum a. fecerit princeps spontaneum holoc.
-16 Si dederit princeps donum alicui de filiis suis
-17 Et revertetur ad principem
-18 Non accipiet princeps de hæreditate populi
48-21 Principis erit ex omni parte primitiarum
Similiter in partibus principis erit
-22 De possess. civit. in medio partium principis
Et ad principem pertinebit
Dan. 1- 9 Dedit... misericord. in conspectu principis
-10 Ait princeps eunuchorum ad Danielem
-11 Quem constituerat princeps eunuchorum
2-14 Requisivit... ab Arioch principe militiæ
-48 Constituit eum principem sup. omnes prov.
3- 2 Misit ad... omnesque principes regionum
- 3 Congregati sunt... et universi principes reg.
-38 Et non est in tempore hoc princeps
4- 6 Baltassar princeps ariolorum
5-11 Principem magorum, incantator.. constituit
-16 Tertius in regno meo princeps eris
6- 2 (*Constituit*) super eos principes tres
- 3 Daniel superabat om. principes et satrapas
- 4 Principes et satrapæ quærebant occasionem
- 6 Principes et satrapæ surripuerunt regi
- 7 Consilium inierunt om. principes regni tui
8-11 Ad principem fortitudinis magnificatum est
-25 Contra principem principum consurget
9- 6 Locuti sunt... principibus nostris, patribus
- 8 Confusio faciei, regibus nostris, principibus
-12 Statuit sermones... super principes nostros
10-13 Princeps autem regni Persarum restitit mihi
Michael unus de principibus primis venit
-20 Revertar ut prælier adversum principem
Apparuit princeps Græcorum veniens
-21 Nemo est adjutor... nisi Michaël princeps v.
11- 5 Et de principibus ejus prævalebit super eum
-18 Cessare faciet principem opprobrii sui
12- 1 Consurget Michaël princeps magnus
Osee. 3- 4 Sedebunt filii Isr. sine rege et sine principe
5-10 Principes Juda quasi assumentes terminum
7- 3 Lætificaverunt... in mendaciis suis principes
- 5 Cœperunt principes furere a vino
-16 Cadent in gladio principes eorum
8- 4 Principes extiterunt, et non cognovi
-10 Quiescent paulisper ab onere regis et principum
9-15 Omnes principes eorum recedentes
13-10 De quib. dixisti : Da mihi regem et principes
Amos. 1-15 Ibit Melchom in captivit., ipse, et principes
2- 3 Omnes principes ejus interficiam cum eo
Jonæ. 3- 7 Dixit in Ninive ex ore regis et principum ej.
Mich. 3- 1 Et dixi : Audite, principes Jacob
- 9 Audite hoc, principes domus Jacob
-11 Principes ejus in muneribus judicabant
7- 3 Princeps postulat, et judex in reddendo est
Nahum. 3-18 Rex Assur : sepelientur principes tui
Habac. 1-14 Quasi reptile non habens principem
Soph. 1- 8 In die hostiæ Dom. visitabo super principes
3- 3 Principes ej. in medio ejus quasi leones rug.
1 *Mac.* 1-27 Et ingemuerunt principes et seniores
-30 Misit rex principem tributorum in civitates
-53 Et præposuit principes populo
2-17 Princeps et clarissimus et magnus es
-66 Sit vobis princeps militiæ, et ipse aget bell.
3-13 Audivit Seron princeps exercitus Syriæ
5-40 Ait Timotheus principibus exercitus sui
-56 Audivit... Azarias princeps virtutis
6-28 Convocavit... principes exercitus sui
-60 Placuit sermo in conspectu reg.et principum
-61 Et juravit illis rex, et principes
7-26 Misit rex Nicanorem, unum ex principibus

1 *Mac.* 9-30 Elegimus esse pro eo nobis in principem
-37 Filiam unius de magnis principibus Chanaan
-53 Accepit filios principum regionis obsides
-61 Qui principes erant militiæ, quinquaginta
10-37 Principes sint ex eis, et ambulent in legibus
-47 Quia ipse fuerat eis princeps sermonum
-63 Dixitque principibus suis : Exite
11-27 Fecit eum principem amicorum
-63 Prævaricati sunt principes Demetrii in Cades
-70 Judas filius Calphi, princeps militiæ exerc.
12-24 Regressi sunt principes Demetrii cum exerc.
-54 Non habent principem et adjuvantem
13-42 Sub... magno duce et principe Judæorum
14- 2 Misit unum de principibus suis,ut compreh.
-20 Spartianorum principes et civitates
-28 In conventu... populi et principum gentis
-35 Posuerunt eum ducem suum, et principem
-47 Et esset dux et princeps gentis Judæorum
15- 1 Misit... epistolas... principi gentis Judæor.
-17 Missi a Simone principe sacerdotum
-21 Tradite eos Simoni principi sacerdotum
-24 Scripserunt Simoni principi sacerdotum
16-24 Ex quo factus est princeps sacerdotum
2 *Mac.* 3- 2 Fiebat ut et ipsi reges et principes locum summo honore dignum ducerent
- 4 Obsistente sibi principe sacerdotum
5-24 Misit odiosum principem Apollonium
9-19 Optimis civibus... rex et princeps Antioch.
10-11 Constituit...Phœnicis et Syriæ militiæ principem
-21 Principibus populi congregatis, accusavit
12-15 Machabæus autem, invocato magno mundi principe
13-24 Fecit eum a Ptolemaïde... ducem et principem
Matth. 2- 4 Congregans omnes principes sacerdotum
- 6 Nequaquam minima es in principibus Juda
9-18 Ecce princeps unus accessit et adorabat eum
-23 Cum venisset Jesus in domum principis
-34 In principe dæmoniorum ejicit dæmones
12-24 Nisi in Beelzebub principe dæmoniorum
16-21 Multa pati a... principibus sacerdotum
20-18 Tradetur principibus sacerdotum et Scribis
-25 Principes gentium dominantur eorum
21-15 Videntes autem principes sacerdotum
-23 Accesserunt ad eum docentem principes sac.
-45 Et cum audissent principes sacerdotum
26- 3 Tunc congregati sunt principes sacerdotum
-14 Tunc abiit... Judas Iscariotes ad principes
-47 Missi a principibus sacerdotum et seniorib.
-51 Et percutiens servum principis sacerdotum
-57 Duxerunt ad Caïpham principem sacerdot.
-58 Usque in atrium principis sacerdotum
-59 Principes a. sacerdotum, et omne concilium
-62 Et surgens princeps sacerdotum, ait illi
-63 Et princeps sacerdotum ait illi : Adjuro te
-65 Tunc princeps sacerdotum scidit vestim. sua
27- 1 Consilium inierunt omnes principes sacerd.
- 3 Retulit triginta argenteos principibus sacerdotum
- 6 Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt
-12 Cum accusaretur a principibus sacerdotum
-20 Principes autem sacerdotum, et seniores
-41 Similiter et principes sacerdotum illudentes
-62 Convenerunt principes sacerdotum et Phar.
28-11 Nuntiaverunt principibus sacerdot. omnia
Marc. 1-44 Sed vade, ostende te principi sacerdotum
2-26 Introivit in dom. Dei sub Abiathar principe
3-22 Et quia in principe dæmon. ejicit dæmonia
6-21 Herodes natalis sui cœnam fecit principibus
10-33 Filius hominis tradetur principibus sacerd.
-42 Principes eorum potestatem habent ipsor.
11-18 Quo audito, principes sacerdotum et Scribæ
Luc. 3- 2 Sub principibus sacerdot. Anna et Caïpha
8-41 Cui nomen Jaïrus, et ipse princeps synag.
-49 Venit quidam ad principem synagogæ
9-22 Reprobari a senioribus et principibus sac.
11-15 In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia
12-58 Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem
14- 1 Cum intraret Jesus in domum cujusdam principis Pharisæorum
18-18 Interrogavit eum quidam princeps, dicens
19- 2 Princeps erat Publicanorum, et ipse dives
-47 Principes autem sacerdotum, et Scribæ, et principes plebis quærebant illum perdere
20- 1 Convenerunt principes sacerdot. et Scribæ
-19 Et quærebant principes sacerdot. et Scribæ
22- 2 Et quærebant principes sacerdot. et Scribæ
- 4 Et locutus est cum principibus sacerdotum
-50 Et percussit unus ex illis servum principis
-52 Principes sacerdotum et magistratus templi

Luc. 22-54 Duxerunt ad domum principis sacerdotum
-66 Convenerunt seniores plebis et principes
23- 4 Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum
-10 Stabant autem principes sacerdotum
-13 Pilatus a. convocatis principibus sacerdot.
-35 Deridebant eum principes cum eis, dicentes
24-20 Quomodo eum tradiderunt.. principes nost.
Joan. 3- 1 Nicodemus nomine, princeps Judæorum
7-26 Numquid vere cognoverunt principes
-32 Et miserunt principes et Pharisæi ministros
-48 Numquid ex principibus aliquis credidit
12-10 Cogitaverunt autem principes sacerdotum
-31 Nunc princeps hujus mundi ejicietur foras
-42 Ex principibus multi crediderunt in eum
14-30 Venit enim princeps mundi hujus
16-11 Quia princeps hujus mundi jam judicatus est
Act. 3-17 Per ignorantiam fecistis, sicut et principes
4- 5 Ut congregarentur principes eor. et seniores
- 6 Et Annas princeps sacerdotum, et Caiphas
- 8 Principes populi, et seniores, audite
-23 Annuntiaverunt ei, quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixissent
-26 Et principes convenerunt in unum
5-17 Exurgens a. princeps sacerdotum
-21 Adveniens autem princeps sacerdotum
-24 Principes sacerdotum ambigebant de illis
-27 Et interrogavit eos princeps sacerdotum
-31 Hunc principem et salvator. Deus exaltavit
7- 1 Dixit autem princeps sacerdotum
-27 Quis te constituit principem et judicem super nos?
-35 Quis te constituit principem et judicem? Hunc Deus principem et redemptor. misit
9- 1 Saulus a.. accessit ad principem sacerdotum
-14 Hic habet potestatem a principibus sacerd.
-21 Ut vinctos illos duceret ad principes sacerd.
13-15 Miserunt principes synagogæ ad eos
-27 Et principes ejus, hunc ignorantes
14- 5 Cum autem factus esset impetus gentilium et Judæorum cum principibus suis
16-19 Et Silam perduxerunt in forum ad principes
17- 6 Trahebant Jasonem... ad principes civitatis
- 8 Et principes civitatis audientes hæc
18-17 Apprehendentes autem omnes Sosthenem principem
19-14 Erant autem quidam Judæi Scevæ principis sacerdotum septem filii
-31 Quidam autem et de Asiæ principibus
22- 5 Sicut princeps sacerd. mihi testim. reddit
23- 2 Princeps a. sacerdotum Ananias præcepit
- 5 Nesciebam, fratres, quia princeps est sac. Principem populi tui non maledices
-14 Qui accesserunt ad principes sacerdotum
24- 1 Descendit princeps sacerdotum, Ananias
25- 2 Adieruntque eum principes sacerdotum
-15 Adierunt me principes sacerdot. et seniores
26-10 A principibus sacerdotum potestate accepta
-12 Cum potestate et permissu principum sac.
28- 7 In locis a. illis erant prædia principis insulæ
Rom. 13- 3 Nam principes non sunt timori boni operis
1 Cor. 2- 6 Neque principum hujus sæculi, qui destruuntur
- 8 Quam nemo principum hujus sæculi cogn.
Ephes. 2- 2 Secundum principem potestatis aëris hujus
6-12 Sed adversus principes et potestates
Tit. 3- 1 Admone illos principibus... subditos esse
1 Petr. 5- 4 Et cum apparuerit princeps pastorum
Apoc. 1- 5 Et princeps regum terræ : qui dilexit nos
6-15 Et reges terræ, et principes, et tribuni
18-23 Quia mercatores tui erant principes terræ

PRINCIPALIS.

Esth. 2-18 Ac dona largitus est juxta magnificentiam principalem
Psal. 50-14 Et spiritu principali confirma me
Act. 25-23 Cum tribunis et viris principalibus civitatis

PRINCIPATUS.

Deut. 33-21 Vidit principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus
Josue. 11-10 Asor enim antiquitus inter omnia regna hæc principatum tenebat
Judic. 5-11 Descendit populus..et obtinuit principatum
Psal. 138-17 Nimis confortatus est principatus eorum
Prov. 29- 2 Cum impii sumpserint principatum, gemet populus
Eccli. 10- 1 Et principatus sensati stabilis erit
Isai. 9- 6 Et factus est principatus super humerum ej.
1 Mac. 7-21 Et satis agebat Alcimus pro principatu sacerdotii sui
9-31 Suscepit Jonathas tempore illo principatum
10-52 Obtinui principatum, et contrivi Demetrium
-65 Posuit eum duc. et participem principatus
11-27 Et statuit ei principatum sacerdotii
2 Mac. 4-10 Cum rex annuisset, et obtinuisset principatum
-27 Menelaüs a. principatum quidem obtinuit
5- 7 Et principatum quidem non obtinuit
9-23 Ostendit qui post se susciperet principatum
13- 3 Sed sperans se constitui in principatum
Luc. 20-20 Ut traderent illum principatui et potestati
Judæ. - 6 Qui non servaverunt suum principatum

PRINCIPATUS.

Pro choro Angelorum sive bonorum sive malorum.

Rom. 8-38 Neq. Angeli, neq. Principatus, neq. Virtutes
1 Cor. 15-24 Cum evacuaverit omnem Principatum
Ephes. 1-21 Supra omnem Principatum et Potestatem
3-10 Ut innotescat Principatibus et Potestatibus
Colos. 1-16 Dominationes, sive Principatus, sive Potest.
2-10 Qui est caput omnis Principatus et Potest.
-15 Et expolians Principatus et Potestates, traduxit

PRINCIPIUM.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
2- 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio
10-10 Fuit autem principium regni ejus Babylon
33- 2 Posuit utramque ancillam, et liberos earum, in principio
49- 3 Tu fortitudo mea, et principium doloris mei
Exod. 12- 2 Mensis iste, vobis principium mensium
Num. 24-20 Ait : Principium gentium Amalec
Deut. 11-12 Et oculi illius in ea sunt a principio anni
21-17 Iste est enim principium liberorum ejus
Josue. 13-30 Cujus hoc principium est
1 Reg. 18-30 A principio autem egressionis eorum
2 Reg. 17- 9 Et cum ceciderit unus quilibet in principio
4 Reg. 7- 5 Cumque venissent ad principium castrorum
- 8 Cum venissent leprosi illi ad principium castrorum
1 Par. 15-13 Ne ut a principio... sic et nunc fiat
17- 9 Nec filii iniq. atterent eos, sicut a principio
1 Esdr. 4- 6 In regno a. Assueri, in principio regni ejus
Job. 20- 4 Hoc scio a principio, ex quo positus est homo
28- 1 Habet argentum venarum suar. principia
36- 3 Repetam scientiam meam a principio
40-14 Ipse est principium viar. Dei, qui fecit eum
42-12 Benedixit novissimis Job magis quam principio ejus
Psal. 109- 3 Tecum principium in die virtutis tuæ
118-160 Principium verborum tuorum, veritas
136- 6 Si non proposuero Jerusalem, in principio lætitiæ meæ
Prov. 1- 7 Timor Domini, principium sapientiæ
4- 7 Principium sapientiæ, posside sapientiam
8-22 Antequam quidquam faceret a principio
9-10 Principium sapientiæ, timor Domini
20-21 Hæreditas, ad quam festinatur in principio
Eccle. 7- 9 Melior est finis orationis, quam principium
Sap. 9-19 Quicumq. placuerunt tibi, Dom., a principio
Isai. 41-26 Et a principio ut dicamus : Justus es?
48-16 Non a principio in abscondito locutus sum
52- 4 In Ægypt. descendit pop. meus in principio
60- 9 Me... expectant, et naves maris in principio
63-19 Facti sumus quasi in principio
Jerem. 7-12 Ubi habitavit nomen meum a principio
17-12 Solium gloriæ altitudinis a principio
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis
27- 1 In principio regni Joak. filii Josiæ regis Juda
28- 1 In principio regni Sedeciæ regis Juda
30-20 Et erunt filii ejus sicut a principio
33- 7 Et ædificabo eos sicut a principio
-11 Reducam enim conversionem terræ sicut a principio
49-34 In principio regni Sedeciæ regis Juda
Thren. 2-19 Lauda in nocte, in principio vigiliarum
5-21 Innova dies nostros, sicut a principio
Ezech. 36-11 Habitare vos faciam sicut a principio
Dan. 8- 1 Post id quod videram in principio
9-21 Gabriel quem videram in visione a principio
11-41 Edom, et Moab, et principium filior. Ammon
Osee. 1- 2 Principium loquendi Domino in Osee
Joel. 2- 2 Similis ei non fuit a principio
-23 Matutinum et serotinum, sicut in principio
Amos. 7- 1 Fictor locustæ in principio germinantium
Mich. 1-13 Principium peccati est filiæ Sion
Habac. 1-12 Numquid non tu a principio, Domine Deus
Zach. 12- 7 Tabernacula Juda, sicut in principio
Luc. 1- 3 Assecuto omnia a principio diligenter
Joan. 1- 1 In principio erat Verbum, et Verbum
- 2 Hoc erat in principio apud Deum
8-25 Principium, qui et loquor vobis
Philip. 4-15 In principio Evangelii, quando profectus s.
Colos. 1-18 Caput corporis Ecclesiæ, qui est principium
Hebr. 1-10 Tu in principio, Domine, terram fundasti
Apoc. 1- 8 Ego sum A et Ω, principium et finis
3-14 Et verus, qui est principium creaturæ Dei
22-13 Primus et novissimus, principium et finis

PRINCIPOR.

Marc. 10-42 Qui videntur principari gentibus, dominantur eis

PRINUS.

Dan. 13-58 Dic mihi sub qua arbore.. Qui ait : Sub prino

PRIOR, PRIUS.

Gen. 25-25 Qui prior egressus est, rufus erat
29-30 Amorem sequentis priori prætulit, serviens
32-17 Et præcepit priori dicens : Si obvium hab.
38-28 Iste egredietur prior
40- 9 Narravit prior, præpositus pincernarum
41- 7 Devorantes omn. priorum pulchritudinem
-20 Quæ, devoratis et consumptis prioribus
-24 Quæ priorum pulchritudin. devoraverunt
49- 3 Prior in donis, major in imperio
Exod. 4- 8 Neque audierint sermonem signi prioris
14-19 Columna nubis, priora dimittens
-27 Reversum est primo diluculo ad priorem locum
34- 1 Duas tabulas lapideas instar priorum
39- 3 Torqueri cum priorum color. subtegmine
Levit. 4-21 Atque comburet sicut et priorem vitulum
6-11 Spoliabitur prioribus vestimentis, indutusque aliis
13- 5 Nec transierit in cute priores terminos
27-24 In jubilæo a. revertetur ad priorem domin.
Num. 6-12 Ita tamen ut dies priores irriti fiant
Deut. 10- 1 Dola tibi duas tabulas lapideas, sicut priores
- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas instar priorum
19-14 Terminos proximi tui, quos fixerunt priores
24- 4 Non poterit prior maritus recipere eam
Ruth. 3-10 Priorem misericordiam posteriore superasti
4- 4 Nullus enim est propinquus, excepto te, qui prior es
2 Reg. 18-27 Contemplor, ait, cursum prioris
19-43 Cur... non mihi nuntiatum est priori
1 Par. 23-11 Erat autem Leheth prior, Ziza secundus
29-29 Gesta a. David regis priora et novissima
2 Par. 9-29 Reliqua autem operum Salomonis priorum
20-34 Reliqua autem gestorum Josaphat priorum
25-26 Reliqua autem sermonum Amasiæ priorum
26-22 Reliqua autem sermonum Oziæ priorum
28-26 Omn. operum suorum priorum et novissim.
1 Esdr. 3-12 Qui viderant templum prius cum fundatum
2 Esdr. 6- 4 Et respondi eis juxta sermonem priorem
- 5 Misit ad me Sanaballat juxta verbum prius
Judith. 9- 4 Tu e. fecisti priora, et illa post illa cogitasti
Esth. 6- 1 Afferri historias et annales priorum tempor.
Job. 8- 7 In tantum, ut si priora tua fuerint parva
Psal. 70- 1 Filiorum Jonadab, et priorum captivorum
Prov. 18-17 Justus prior est accusator sui : venit amicus
Eccle. 1-11 Non est priorum memoria
7-11 Priora tempora meliora fuere quam nunc
Sap. 6-14 Præoccupat... ut illis se prior ostendat
7- 1 Ex genere terreni illius, qui prior factus est
-29 Luci comparata invenitur prior
Eccli. 1- 4 Prior omnium creata est sapientia
12-17 Si incurrerint tibi mala, invenies eum illic priorem
31-12 Non aperias super illam faucem tuam prior
-16 Ne extendas manum tuam prior
-20 Cessa prior causa disciplinæ, et noli nimius
-21 Prior illis ne extendas manum tuam, nec prior poscas bibere
32-15 Præcurre autem prior in domum tuam
36-17 Locuti sunt in nomine tuo prophetæ priores
Isai. 41-22 Priora quæ fuerunt nuntiate, et ponemus cor
43-18 Ne memineritis priorum
46- 9 Recordamini prioris sæculi, quoniam ego sum Deus
48- 3 Priora ex tunc annuntiavi, et ex ore meo exierunt
65-16 Oblivioni traditæ sunt angustiæ priores
-17 Non erunt in memoria priora, et non ascend.
Jerem. 11-10 Ad iniquitates patrum suorum priores
34- 5 Secund. combustiones tuor. regum priorum
36-28 Scribe in eo omnes sermones priores
Ezech. 40-21 Secundum mensuram portæ prioris
Dan. 7-24 Et ipse potentior erit prioribus
11-29 Et non erit priori simile novissimum
Osee. 2- 7 Vadam, et revertar ad virum meum priorem
Zach. 1- 4 Ad quos clamabant prophetæ priores
7- 7 Locutus est Do. in manu prophetar. priorum
-12 Per manum prophetarum priorum
8-11 Non juxta dies priores ego faciam reliquiis
14-10 A porta Benjamin usque ad locum portæ prioris
1 Mac. 2-18 Ergo accede prior, et fac jussum regis

1 *Mac.* 5-40 Si transierit ad nos prior, non poterimus
-43 Transfretavit ad illos prior, et om. populus
10-41 Qui super negotia erant annis prioribus
2 *Mac.* 3-25 Cum impetu Heliodoro priores calces elisit
7- 4 Ei qui prior fuerat locutus, amputari ling.
Matth. 12-45 Fiunt novissima hom. illius pejora prioribus
21-36 Iterum misit alios servos plures prioribus
27-64 Et erit novissimus error pejor priore
Luc. 9-19 Quia unus propheta de prioribus surrexit
11-26 Fiunt novissima hom. illius pejora prioribus
Joan. 1-15 Ante me factus est: quia prior me erat
-30 Qui ante me factus est: quia prior me erat
5- 4 Qui prior descendisset in piscinam post mot.
15-18 Scitote quia me priorem vobis odio habuit
Rom. 11-35 Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei?
1 *Cor.* 14-30 Si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat
2 *Cor.* 8-10 Sed et velle cœpistis ab anno priore
Philip. 3-13 Ad ea vero, quæ sunt priora, extendens me
Hebr. 4- 6 Et ii quibus prioribus annuntiatum est
8- 7 Nam si illud prius culpa vacasset
-13 Dicendo autem novum, veteravit prius
9- 1 Habuit quid. et prius justificationes culturæ
- 6 In priori quid. tabernaculo semp. introibant
- 8 Adhuc priore tabernaculo habente statum
-15 Prævaric., quæ erant sub priori testamento
1 *Petr.* 1-14 Non configurati prioribus ignorantiæ vestræ desideriis
2 *Petr.* 2-20 Facta sunt eis posteriora deteriora prioribus
1 *Joan.* 4-10 Ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum
-19 Diligamus D., quoniam Deus prior dilexit
Apoc. 2-19 Et opera tua novissima plura prioribus
13-12 Potestatem prioris bestiæ omnem faciebat

PRISCA.

Prisca eadem est ac Priscilla sequens, uxor Aquilæ Pontici, qui ambo adjutores fuerunt sancti Pauli in iis quæ ad Christi fidem provehendam pertinebant.

Rom. 16- 3 Salutate Priscam et Aquilam adjutores meos
2 *Tim.* 4-19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori

PRISCILLA. *Vid.* PRISCA.

Act. 18- 2 Et inveniens... et Priscillam uxorem ejus
-18 Navigavit... et cum eo Priscilla et Aquila
-26 Cum audissent Priscilla et Aquila, assumps.
1 *Cor.* 16-19 Salutant vos in Domino multum, Aquila et Priscilla

PRISTINUS, A, UM.

Gen. 40-13 Et restituet te in gradum pristinum
Levit. 13- 4 Nec humilior carne... et pili coloris pristini
-21 Si pilus coloris est pristini, et cicatrix
-55 Viderit faciem quidem pristinam non rev.
25-10 Unusquisque rediet ad familiam pristinam
-28 Ad dominum et ad possessorem pristinum
26-45 Recordabor fœderis mei pristini
Judic. 16-28 Redde mihi nunc fortitudinem pristinam
3 *Reg.* 20-25 Et equos secundum equos pristinos
4 *Reg.* 17-40 Juxta consuetud. s. pristinam perpetrabant
2 *Par.* 24-13 Suscitaverunt domum Domini in statum pristinum
Job. 8- 8 Interroga enim generationem pristinam
29- 2 Quis mihi tribuat, ut sim juxta menses pristinos
Eccli. 21- 1 De pristinis deprecare ut tibi dimittantur
Isai. 23- 7 Gloriabatur a diebus pristinis in antiquitate
Jerem. 46-26 Post hæc habitabitur sicut diebus pristinis
1 *Mac.* 12- 3 Amicitiam et societatem secund. pristinum
-16 Cum eis amicitiam et societatem pristinam
14-22 Renovantes nobiscum amicitiam pristinam
15-17 Renovantes pristinam amicitiam et societat.
Ephes. 4-22 Deponere vos secundum pristinam convers.
Hebr. 10-32 Rememoramini autem pristinos dies

PRIUS. *Adverb.*

Gen. 13- 3 Usque ad locum ubi prius fixerat tabernac.
19- 4 Prius autem quam irent cubitum, viri civit.
-27 Consurgens mane, ubi steterat prius cum Do.
28- 9 Absque iis quas prius habebat, Maheleth
-19 Urbis Bethel, quæ prius Luza vocabatur
43-18 Propter pecuniam, quam retulimus prius
44-19 Interrogasti prius servos tuos: Habetis pat.
Exod. 5- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres, sicut prius
- 8 Mensuram laterum, quam prius faciebant
-13 Ut prius facere solebatis, quando dabantur
-14 Quare non impletis mensuram laterum, sicut prius?
12-48 Circumcidetur prius omne masculinum ejus
23-28 Emittens crabrones prius, qui fugabunt
Levit. 4-20 Sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit et prius
8-21 Lotis prius intestinis et pedibus
9-14 Lotis aqua prius intestinis et pedibus
Levit. 13-57 In his locis, quæ prius immaculata erant
16-23 Depositis vestibus quibus prius indutus erat
Num. 5-25 Imponet..super altare: ita duntaxat ut prius
31- 2 Ulciscere prius filios Israel de Madianitis
Deut. 2-12 In Seir autem prius habitaverunt Horrhæi
9-18 Et procidi ante Dominum sicut prius
10- 4 Juxta id quod prius scripserat, verba decem
-10 Steti in monte, sicut prius, quadrag. diebus
19- 6 Nullum...odium prius habuisse monstratur
28-62 Qui prius eratis sicut astra cœli præ multit.
Josue. 3- 4 Quia prius non ambulastis per eam
4-24 Sicut fecerat prius in mari Rubro, quod sicc.
8- 6 Putabunt enim nos fugere sicut prius
15-15 Dabir, quæ prius vocabatur Cariath-Sepher
Judic. 1-23 Obsiderent urbem, quæ prius Luza vocabat.
18-14 Dixerunt quinque viri, qui prius missi fuerant
-29 (*Civitas*) quæ prius Laïs dicebatur
19- 5 Ait ad eum: Gusta prius pauxillum panis
20-22 In eodem loco, in quo prius certaverant
-23 Ita tamen ut prius ascenderent et flerent
-41 Qui prius simulaverant fugam... resistebant
Ruth. 4- 1 De quo prius sermo habitus est
1 *Reg.* 2- 5 Repleti prius, pro panibus se locaverunt
17-30 Respondit ei populus verbum sicut prius
20- 2 Nisi prius indicaverit mihi
2 *Reg.* 7-10 Filii iniquitatis ut affligant eum sicut prius
3 *Reg.* 13- 6 Et facta est sicut prius fuerat
Tobiæ. 7-10 Nisi prius petitionem meam confirmes
Job. 6- 7 Quæ prius nolebat tangere anima mea
13- 4 Prius vos ostendens fabricatores mendacii
18- 2 Intelligite prius, et sic loquamur
42-11 Venerunt... cuncti qui noverant eum prius
Prov. 18-13 Qui prius respondet quam audiat
Eccle. 10-10 Si retusum fuerit ferrum, et hoc non ut prius
Eccli. 37- 9 Prius scito quæ sit illius necessitas
Isai. 1-26 Restituam judices tuos ut fuerunt prius
35- 7 In cubilibus in quibus prius dracones habit.
Ezech. 24-13 Sed nec mundaberis prius, donec quiescere faciam
Dan. 11-13 Multitudinem multo majorem quam prius
13-52 Venerunt peccata tua quæ operabaris prius
1 *Mac.* 4-47 Secundum illud quod fuit prius
5- 1 Ædificatum est altare et sanct. sicut prius
6- 7 Sanctificationem, sicut prius, circumdederunt muris
-59 Ut ambulent in legitimis suis sicut prius
8-24 Quod si institerit bellum Romanis prius
-27 Si genti Judæorum prius acciderit bellum
9-72 Reddidit ei captivitatem, quam prius erat prædatus
11-34 Ab eis prius accipiebat rex per sing. annos
-39 Tryphon a. erat quidam partium Alexandri prius
12-24 Cum exercitu multo supra quam prius
2 *Mac.* 1-22 Quo sol refulsit, qui prius erat in nubilo
9-16 Templum etiam sanctum, quod prius expoliaverat
10-24 Timoth. qui prius a Judæis fuerat superatus
11-31 Utantur cibis et legibus suis, sicut et prius
15- 9 Admonens et certamina quæ fecerant prius
Matth. 5-24 Vade prius reconciliari fratri tuo
12-29 Nisi prius alligaverit fortem
23-26 Munda prius quod intus est calicis
Marc. 3-27 In domum diripere, nisi prius fortem alliget
7-27 Qui dixit illi: Sine prius saturari filios
Luc. 2-26 Nisi prius videret Christum Domini
14-28 Non prius sedens computat sumptus
-31 Non sedens prius cogitat si possit..occurrere
Joan. 6-63 Filium hominis ascendentem ubi erat prius
7-51 Nisi prius audierit ab ipso, et cognoverit
9- 8 Qui viderant eum prius, quia mendicus erat
17- 5 Claritate, quam habui, prius quam mundus esset, apud te
1 *Cor.* 15-36 Non vivificatur, nisi prius moriatur
-46 Sed non prius quod spiritale est
2 *Cor.* 1-15 Hac confidentia volui prius venire ad vos
Galat. 2-12 Prius enim quam venirent quidam a Jacobo
3-23 Prius autem quam veniret fides
1 *Tim.* 1-13 Qui prius blasphemus fui et persecutor
Hebr. 7-27 Prius pro suis delictis hostias offerre
2 *Petr.* 3- 5 Cœli erant prius, et terra de aqua

PRIUSQUAM *sive* PRIUS QUAM.

Gen. 2- 5 Omnemque herbam regionis priusquam germinaret
27-10 Benedicat tibi priusquam moriatur
-33 Comedi ex omnibus priusquam tu venires
Exod. 1-19 Priusquam veniamus ad eas, pariunt
Levit. 14-36 Priusquam ingrediatur eam, et videat
Num. 4-20 Quæ s. in sanctuario priusquam involvantur
Deut. 23-11 Non revertetur priusquam ad vesper. lavet.
1 *Reg.* 16-11 Nec enim discumbemus priusquam huc ille veniat
Tobiæ. 8-20 Ut replerent fossam..priusquam elucesceret
Tobiæ. 10-11 Videant oculi mei filios vestros priusquam moriar
Psal. 26- 1 Psalmus David priusquam liniretur
38-14 Remitte mihi, ut refrigerer priusq. abeam
57-10 Priusquam intelligerent spinæ vest. rhamn.
89- 2 Priusquam montes fierent, aut formaretur
118-67 Priusquam humiliarer, ego deliqui
128- 6 Quod priusquam evellatur, exaruit
Eccli. 11- 7 Priusquam interroges, ne vituperes
51-18 Priusquam oberrarem, quæsivi sapientiam
Jerem. 1- 5 Priusquam te formarem in utero, novi te
Soph. 2- 2 Priusquam pariat jussio quasi pulverem
1 *Mac.* 10- 4 Priusquam faciat cum Alexandro adv. nos
2 *Mac.* 7- 7 Priusquam toto corpore per membra singula puniretur
8-14 Priusquam cominus veniret, vendiderat
13-13 Priusquam rex admoveret exercitum
Matth. 26-75 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Marc. 14-30 Priusquam gallus vocem bis dederit
-72 Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 2-21 Priusquam in utero conciperetur
22-61 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Joan. 1-48 Et dixit ei: Priusquam te Philippus vocaret
4-49 Descende, priusquam moriatur filius meus
13-19 Amodo dico vobis, priusquam fiat
14-29 Et nunc dixi vobis priusquam fiat
17- 5 Claritate, quam habui, priusquam mundus esset, apud te
Act. 7- 2 Priusquam moraretur in Charan
23-15 Priusquam appropiet, parati sumus interficere illum
25-16 Priusquam is qui accusatur, præsentes habeat accusatores

PRIVATIM.

2 *Mac.* 9-26 Memores beneficiorum publice et privatim

PRIVILEGIUM.

Ruth. 4- 6 Meo utere privilegio, quo me libent. carere

PRIVO.

Gen. 30- 2 Num pro Deo ego sum, qui privavit te fructu ventris tui?
Num. 24-11 Sed Dominus privavit te honore disposito
Esth. 16-12 Ut regno privare nos niteretur et spiritu
Job. 21-10 Vacca peperit, et non est privata fœtu suo
39-17 Privavit enim eam Deus sapientia, nec dedit
Psal. 83-13 Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia
Eccli. 28-19 Ejecit, et privavit illas laboribus suis
2 *Mac.* 3-29 Jacebat mutus, atque omni spe et salute privatus
4-38 In eodem loco... sacrilegum vita privari
13-11 Patria sanctoq. templo privari vererentur
1 *Tim.* 6- 5 Mente corruptor., et qui veritate privati sunt

PRO.

Gen. 2-21 Et replevit carnem pro ea
4-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel
21-11 Dure accepit hoc Abraham pro filio suo
Deinceps omittitur.

PROBABILIS.

Eccli. 42- 8 Et probabilis in conspectu omnium vivor.
2 *Tim.* 2-15 Cura te ipsum probabilem exhibere Deo

PROBATICA.

Προβατική *vox Græca est quam Latine* ovillam *aut* pecuariam *interpreteris. Erat aquarum collectio, quæ hunc habuisse videtur usum, ut ex ea potarent oves et pecudes quæ ducebantur ad templum, aut etiam mergerentur aquis illius ut mundæ in templum transmitterentur. Piscina Probatica vocabatur Bethsaida, quam aliqui* domum offusionis *interpretantur, quod undique in eam pluviales aquæ e tectis et editioribus locis effunderentur: alii,* domum misericordiæ, *quod illic Deus languentes infirmosque benigne sanaret; sive quod viri pii ægrotos pauperes illic eleemosynis juvarent.*

Joan. 5- 2 Est autem Jerosolymis Probatica piscina

PROBATIO.

Tobiæ. 3-21 Vita ej., si in probatione fuerit, coronabitur
Eccli. 4-19 Metum et probationem inducet super illum
6-22 Quasi lapidis virtus probatio erit in illis
Rom. 5- 4 Patientia autem probationem (*operatur*): probatio vero spem
2 *Cor.* 9-13 Per probationem ministerii hujus, glorific.
Jacob. 1- 3 Probatio fidei vestræ patientiam operatur
1 *Petr.* 1- 7 Probatio vestræ fidei multo pretiosior auro

PROBATISSIMUS.

1 *Par.* 29- 4 Septem millia talentor. argenti probatissimi

2 Par. 3- 7 Porro aurum erat probatissimum
Cant. 5- 5 Et digiti mei pleni myrrha probatissima

PROBATOR.

Jerem. 6-27 Probatorem dedi te in populo meo robustum
20-12 Et tu, Domine exercituum, probator justi

PROBLEMA.

Judic. 14-12 Quibus locutus est Samson : Proponam vobis problema
-13 Qui responderunt ei : Propone problema
-15 Ut indicet tibi quid significet problema
-16 Idcirco problema... non vis mihi exponere
-19 Dedit iis qui problema solverant

PROBO.

Gen. 23-16 Quadringentos siclos argenti probatæ monetæ
27-21 Et probem utrum tu sis filius meus, an non
28- 8 Probans quoq. quod non libenter aspiceret
40-22 Ut conjectoris veritas probaretur
41-13 Audivimus quidquid postea rei probavit eventus
42-16 Donec probentur quæ dixistis utrum vera an falsa sint
-20 Ut possim vestros probare sermones
-33 Qui ait nobis : Sic probabo quod pacifici sitis
43-23 Nam pecuniam, quam dedistis mihi, probatam ego habeo
Exod. 20-20 Ut enim probaret vos, venit Deus
Deut. 1-13 Quorum conversatio sit probata in tribubus
5-24 Vocem ejus audivimus de medio ignis, et probavimus hodie
8-16 Et postquam afflixit ac probavit
33- 8 Viro sancto tuo quem probasti in tentatione
Josue. 20- 5 Nec ante biduum triduumve ejus probatur inimicus
Judic. 7- 4 Duc eos ad aquas, et ibi probabo illos
3 Reg. 8-24 Et manibus perfecisti, ut hæc dies probat
-43 Et probent quia nomen tuum invocatum est
10- 7 Probavi quod media pars mihi nuntiata non fuerit
-17 Et trecentas peltas ex auro probato
4 Reg. 25-19 Qui probabat tyrones de populo terræ
1 Par. 29-17 Scio, Deus meus, quod probes corda
2 Par. 6-15 Sicut et præsens tempus probat
9- 6 Et probassem vix medietatem sapientiæ tuæ
Tobiæ. 12-13 Necesse fuit ut tentatio probaret te
Judith. 6- 4 Probabis quoniam Nabuchodonosor dominus sit universæ terræ
8-21 Tentati sunt patres nostri, ut probarentur
-22 Et per multas tribulationes probatus
-31 Quod facere disposui, probate si ex Deo est
13-28 Ut probes quia ita est, ecce caput Holofernis
15-14 Quæ Holofer. peculiaria fuisse probata sunt
Esth. 3- 5 Et experimento probasset quod Mardochæus non flecteret sibi genu
16- 7 Quæ res et ex veteribus probatur historiis
Job. 7-18 Visitas eum diluculo, et subito probas illum
23-10 Scit viam m., et probavit me quasi aurum?
34- 3 Auris enim verba probat, et guttur escas gustu
-36 Pater mi, probetur Job usque ad finem
36- 3 Et operatorem meum probabo justum
- 4 Et perfecta scientia probabitur tibi
Psal. 11- 7 Argent. igne examinatum, probatum terræ
16- 3 Probasti cor meum, et visitasti nocte
25- 2 Proba me, Domine, et tenta me : ure renes
65-10 Probasti nos, Deus : igne nos examinasti
67-31 Ut excludant eos, qui probati sunt argento
80- 8 Probavi te apud aquam contradictionis
94- 9 Probaverunt me, et viderunt opera mea
138- 1 Domine, probasti me, et cognovisti me
-23 Proba me, Deus, et scito cor meum
Prov. 17- 3 Sicut igne probatur argentum, et aurum camino : ita corda probat Dominus
27-21 Quomodo probatur in conflatorio argentum... sic probatur homo ore laudantis
Eccle. 3-18 Dixi in corde meo de filiis hominum, ut probaret eos Deus
9-13 Hanc..vidi sapientiam, et probavi maximam
Sap. 1- 3 Probata autem virtus corripit insipientes
2-19 Ut sciamus... et probemus patientiam illius
3- 6 Tanquam aurum in fornace probavit illos
11-11 Hos quidem tanquam pater monens probasti
Eccli. 2- 5 Quon. in igne probatur aurum et argentum
5-11 Omnis peccator probatur in duplici lingua
19-28 Est judicium, quod non probatur esse bonum
25- 1 Quæ sunt probata coram Deo et hominibus
27- 6 Vasa figuli probat fornax, et homines justos
31-10 Qui probatus est in illo, et perfectus est
-21 Ignis probat ferr. durum : sic vinum corda
34-23 Dona iniquorum non probat Altissimus
46-17 Et in fide sua probatus est propheta
Isai. 28-16 Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum, angularem
Jerem. 6-27 Et scies, et probabis viam eorum
9- 7 Ecce ego conflabo, et probabo eos
10- 8 Pariter insipientes et fatui probabuntur
11-20 Qui judicas juste, et probas renes et corda
12- 3 Vidisti me, et probasti cor meum tecum
17-10 Ego Dominus scrutans cor, et probans renes
52-25 Principem militum, qui probabat tyrones
Ezech. 21-13 Quia probatus est : et hoc, cum sceptrum
Dan. 12-10 Et quasi ignis probabuntur multi
Zach. 13- 9 Et probabo eos, sicut probatur aurum
Malac. 3-10 Et probate me super hoc, dicit Dominus
2 Mac. 1-34 Fecit ei templ., ut probaret quod factum erat
-35 Cum probasset, sacerdotibus donavit multa
Luc. 12-56 Hypocritæ, faciem cœli et ter. nostis probare
Hoc autem tempus quomodo non probatis?
14-19 Juga boum emi quinque, et eo probare illa
Act. 24-13 Neque probare possunt tibi de quibus nunc me accusant
25- 7 Causas objic., quas non poterant probare
Rom. 1-28 Et sicut non probaverunt Deum habere
2-18 Et probas utiliora, instructus per legem
12- 2 Ut probetis quæ sit voluntas Dei bona
14-18 Placet Deo, et probatus est hominibus
-22 Qui non judicat semetips. in eo quod probat
15-26 Probaverunt enim Macedonia et Achaia
1 Cor. 3-13 Uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit
11-19 Qui probati sunt, manifesti fiant in vobis
-28 Probet autem se ipsum homo
16- 3 Quos probaveritis per epistolas, hos mittam
2 Cor. 8-22 Quem probavimus in multis sæpe sollicitum
10-18 Non enim qui se ipsum commendat, ille probatus est
13- 5 Tentate si estis in fide : ipsi vos probate
- 7 Oramus a... non ut nos probati appareamus
Galat. 6- 4 Opus autem suum probet unusquisque
Ephes. 5-10 Probantes quid sit beneplacitum Deo
Philip. 1-10 Ut probetis potiora, ut sitis sinceri
1 Thes. 2- 4 Sed sicut probati sumus a Deo, ut crederetur
Ita loquimur, non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda nostra
5-21 Omnia a. probate : quod bonum est tenete
1 Tim. 3-10 Et hi autem probentur primum
2 Tim. 2- 4 Ut ei placeat, cui se probavit
Hebr. 3- 9 Probaverunt, et viderunt opera mea
11-39 Et hi omnes testimonio fidei probati
Jacob. 1-12 Cum probatus fuerit, accipiet coronam
1 Petr. 1- 7 Pretiosior auro (quod per ignem probatur)
1 Joan. 4- 1 Sed probate spiritus si ex Deo sint
Apoc. 3-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut locuples fias

PROBUS.

Rom. 16-10 Salutate Apellem probum in Christo

PROCACITER.

Prov. 21-29 Vir impius procaciter obfirmat vultum s.

PROCAX.

Deut. 28-50 Gentem procacissimam, quæ non deferat seni
Prov. 7-13 Et procaci vultu blanditur, dicens
Eccli. 20- 5 Et est odibilis, qui procax est ad loquendum
Ezech. 16-30 Cum facias omnia hæc opera mulieris meretricis et procacis

PROCEDO.

Gen. 44- 4 Jamque urbem exierant, et processerant
Exod. 25-31 Sphærulas, ac lilia ex ipso procedentia
-35 Qui simul sex fiunt, procedentes de hastili
30- 2 Cornua ex ipso procedent
37-17 Scyphi, sphærulæque ac lilia procedebant
-19 Qui procedebant de stipite candelabri
-21 Sex fiunt calami procedentes de vecte uno
-25 E cujus angulis procedebant cornua
38- 2 Cujus cornua de angulis procedebant
Num. 1-20 A vigesimo anno et supra, procedentium ad bellum
-22 A vigesimo anno et supra, procedentium ad bellum
-24 Omnes qui ad bella procederent
-26 Omnes qui poterant ad bella procedere
-28 Omnes qui ad bella procederent
-30 De filiis Zabulon...
-32 Filiorum Ephraim...
-34 Filiorum Manasse...
-36 De filiis Benjamin...
-38 De filiis Dan...
-40 De filiis Aser...
-42 De filiis Nephthali...
-45 Omnis numerus filiorum Israël...
(-30 to -45: Qui poterant ad bella procedere)
26- 2 Cunctos qui possunt ad bella procedere
Deut. 24- 5 Cum acceperit homo nuper uxorem, non procedet ad bellum
Josue. 17-18 Et poteris ultra procedere cum subverteris
Judic. 20-20 Procedentes ad pugnam contra Benjamin
-23 Debeo ultra procedere ad dimicandum
-24 Contra filios Benj. ad prælium processissent
-34 Et ab Occidentali urbis parte procedere
21-21 Cumque videritis filias Silo ad ducendos choros ex more procedere, exite repente
1 Reg. 17-16 Procedebat vero Philisthæus mane et vesp.
-40 Et processit adversum Philisthæum
2 Reg. 11- 1 Eo temp. quo solent reges ad bella procedere
16- 5 Procedebatque egrediens, et maledicebat
19- 7 Nunc igitur surge, et procede, et alloquens
-36 Paululum procedam famulus tuus ab Jord.
4 Reg. 18- 7 In cunctis, ad quæ procedebat, sapienter se agebat
1 Par. 5-18 Septingenti sexaginta, procedentes ad pugn.
7-11 Millia et ducenti, ad prælium procedentes
20- 1 Eo temp. quo solent reges ad bella procedere
21-21 Et processit ei obviam de area, et adoravit
2 Par. 18-20 Processit spiritûs, et stetit coram Domino
26-11 Qui procedebant ad prælia sub manu Jehiel
35-20 Et processit in occursum ejus Josias
Judith. 16-27 Diebus festis procedens cum magna gloria
Job. 29- 7 Quando procedebam ad portam civitatis
37- 2 Audite..et sonum de ore illius procedentem
38- 8 Quando erumpebat quasi de vulva procedens
-11 Usque huc venies, et non procedes amplius
41-10 De ore ejus lampades procedunt, sicut tædæ
-11 De naribus ejus procedit fumus, sicut ollæ
Psal. 18- 6 Et ipse tanq. sponsus procedens de thalamo
44- 5 Intende, prospere procede, et regna
88-35 Quæ procedunt de labiis m. non faciam irrita
Prov. 4-18 Procedit et crescit usque ad perfectam diem
-23 Serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit
Eccli. 41-19 Revereminі in his, quæ procedunt de ore
42-13 De vestimentis enim procedit tinea
Isai. 34-16 Quod ex ore meo procedit, ille mandavit
Jerem. 46- 3 Præparate scutum... et procedite ad bellum
- 9 Et procedant fortes, Æthiopia et Libyes
Ezech. 42-14 Et sic procedent ad populum
1 Mac. 3-40 Et processerunt cum universa virtute sua
9-39 Sponsus processit, et amici ejus, et fratres
14-36 De qua procedebant, et contaminabant
15- 4 Volo a. procedere per regionem, ut ulciscar
-25 Et conclusit Tryphonem, ne procederet
2 Mac 4- 3 Sed cum inimicitiæ in tantum procederent
-34 Cum jurejurando... suasisset de asylo procedere, statim eum peremit
5-26 Omnesque qui ad spectaculum processerant
10-27 Sumptis armis, longius de civ. procedentes
11- 8 Cumq. pariter prompto animo procederent
12- 4 Cum in altum processissent, submerserunt
-20 Per cohortes, adversus Timotheum processit
13-26 Hoc modo regis profectio et reditus processit
Matth. 4- 4 Sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei
-21 Et procedens inde, vidit alios duos fratres
15-11 Sed quod procedit ex ore, hoc coinquinat
-18 Quæ a. procedunt de ore, de corde exeunt
Marc. 1-28 Processit rumor ejus statim in om. regionem
7-15 Sed quæ de homine procedunt, illa sunt
-21 Male cogitationes procedunt, adulteria
-23 Omnia hæc mala ab intus procedunt
14-35 Et cum processisset paululum, procidit
Luc. 1- 7 Et ambo processissent in diebus suis
-18 Et uxor mea processit in diebus suis
2-36 Hæc processerat in diebus multis, et vixerat
4-22 In verbis gratiæ, quæ procedebant de ore
Joan. 5-29 Procedent qui bona fecerunt in resurrect.
8-42 Ego enim ex Deo processi, et veni
12-13 Et processerunt obviam ei, et clamabant
15-26 Spiritum veritatis, qui a Patre procedit
18- 4 Processit, et dixit eis : Quem quæritis
Act. 12-10 Et exeuntes processerunt vicum unum
-13 Processit puella ad audiendum, nom. Rhode
28- 3 Vipera a calore cum processisset, invasit
1 Cor. 14-36 An a vobis verbum Dei processit?
Ephes. 4-29 Sermo malus ex ore vestro non procedat
Jacob. 3-10 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio
Apoc. 4- 5 Et de throno procedebant fulgura et voces
9-17 De ore eorum procedit ignis et fumus
-18 Et sulphure, quæ procedebant ex ore ipsius
16-14 Procedunt ad reges totius terræ congregare
19-15 De ore ejus procedit gladius ex utraque parte acutus
-21 Occisi sunt in gladio..qui procedit de ore ips.
22- 1 Ostendit mihi fluv.. procedentem de sede D.

PROCELLA.

Job. 28-26 Pluviis legem, et viam procellis sonantibus
Ps. L. 10- 7 Spiritus procellarum, pars calicis eorum
106-25 Stetit spiritus procellæ : et exaltati s. fluctus
-29 Et statuit procellam ejus in auram
148- 8 Spiritus procellarum : quæ faciunt verb. ej
Sap. 5-15 Spuma gracilis, quæ a procella dispergitur

Eccli. 16-21 Et vias illius quis intelligit, et procellam?
33- 2 Et non illidetur quasi in procella navis
Jerem. 30-23 Turbo Do., furor egrediens, procella ruens
Ezech. 13-11 Et ventum procellæ dissipantem
Marc. 4-37 Facta est procella magna venti, et fluctus mittebat
Luc. 8-23 Et descendit procella venti in stagnum
Hebr. 12-18 Et turbinem, et caliginem, et procellam
Judæ. -13 Procella tenebrarum servata est in æternum

PROCERES.

Num. 16- 2 Ducenti quinquaginta viri proceres synag.
I Par. 29- 6 Principes familiarum, et proceres tribuum

PROCERITAS.

Dan. 4- 8 Et proceritas ejus contingens cœlum

PROCERUS, A.

Num. 13-33 Populus, quem aspeximus, proceræ staturæ
Deut. 1-28 Multitudo est, et nobis statura procerior
2-21 Populus magnus... et proceræ longitudinis

PROCESSIO.

Eccli. 20- 9 Est processio in malis viro indisciplinato

PROCESSUS.

Eccli. 11-24 In hora veloci processus illius fructificat·

PROCHORUS.

Unus e septem primis diaconis, quos elegerunt Apostoli post Christi ascensionem. Eum putant Græci fuisse Nicomediæ episcopum. Martyrio tamen coronatus est Antiochiæ die Augusti nono.

Act. 6- 5 Philippum, et Prochorum, et Nicanorem

PROCIDO.

Gen. 24-52 Procidens adoravit in terram Dominum
Deut. 9-18 Procidi ante Dominum sicut prius
I Reg. 25-23 Procidit coram David super faciem suam
Judith. 13-30 Procidit ad pedes ejus, et adoravit eam
Esth. 8- 3 Procidit ad pedes regis, flevitque, et locuta
Psal. 71- 9 Coram illo procident Æthiopes
94- 6 Venite, adoremus, et procidamus: et ploremus
Isai. 44-19 Idol. faciam? ante truncum ligni procidam?
46- 6 Ut faciat Deum: et procidunt, et adorant
Dan. 3-11 Si quis a. non procidens adoraverit, mittatur
Matth. 2-11 Et procidentes adoraverunt eum
18-26 Procidens autem servus ille, orabat eum
-29 Et procidens conservus ejus, rogabat eum
26-39 Progressus pusillum procidit in faciem suam
Marc. 3-11 Cum illum videbant, procidebant ei
5-22 Et videns eum, procidit ad pedes ejus
-33 Venit, et procidit ante eum, et dixit ei
7-25 Intravit, et procidit ad pedes ejus
14-35 Procidit super terram: et orabat, ut si fieri posset
Luc. 5- 8 Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Jesu
-12 Procidens in faciem, rogavit eum dicens
8-28 Ut vidit Jesum, procidit ante illum: et exclamans
-47 Tremens venit, et procidit ante pedes ejus
Joan. 9-38 Credo, Dom. Et procidens adoravit eum
Act. 10-25 Et procidens ad pedes ejus, adoravit
16-29 Tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes
Apoc. 4-10 Procidebant viginti quatuor seniores

PROCLAMO.

Deut. 20- 5 Audiente exercitu proclamabunt: Quis est
Baruc. 4-27 Proclamate ad Do.: erit e. memoria vestra

PROCLIVIOR.

Prov. 29-22 Qui ad indignandum facilis est, erit ad peccandum proclivior

PROCONSUL.

Act. 13- 7 Qui erat cum proconsule Sergio Paulo
- 8 Quærens avertere proconsulem a fide
-12 Proconsul cum vidisset factum, credidit
18-12 Gallione autem proconsule Achaiæ
19-38 Convent. forenses aguntur, et proconsules s.

PROCREO.

Gen. 6- 1 Homines multiplicari...et filias procreassent
I Par. 3-13 (*Joathan*) procreavit Achaz patr. Ezechiæ
2 Par. 13-21 Abia... procreavitque viginti duos filios
Tobiæ. 6-21 Ut filii ex vobis procreentur incolumes
2Mac. 14-25 Ducere uxorem, filiosque procreare
I Tim. 5-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare

PROCUL.

Gen. 21-16 Seditque e regione procul quantum potest arcus jacere
22- 4 Elevatis oculis, vidit locum procul
24-63 Isaac... vidit camelos venientes procul
37-18 Cum vidissent eum procul, anteq. accederet
Exod. 2- 4 Stante procul sorore ejus, et considerante
20-18 Perterriti ac pavore concussi, steter. procul
24- 1 Senes ex Israël, et adorabitis procul
-11 Nec super eos qui procul recesserant de filiis
33- 7 Tetendit extra castra procul, vocavitque
Num. 9-10 In via procul in gente vestra, faciat Phase
Deut. 11-30 Est juxta vallem tend. et intrantem procul
12-21 Locus.. si procul fuerit, occides de armentis
13- 7 In circuitu gent. quæ juxta vel procul sunt
20-15 Cunctis civitatib. quæ a te procul valde sunt
30-11 Non supra te est, neque procul positum
Josue. 3- 4 Ut procul videre possitis, et nosse
-16 Intumescentes apparebant procul, ab urbe
9-22 Ut diceretis: Procul valde habitam. a vobis
Judic. 18- 7 Procul a Sidone atque a cunctis hominibus
-17 Viris fortissimis haud procul expectantibus
-22 Et jam a domo Michæ essent procul
-28 Eo quod procul habitarent a Sidone
2 Reg. 15-17 Israël pedibus suis, stetit procul a domo
2 Par. 20-24 Vidit procul omnem late regionem plenam
26-15 Egressumque est nomen ejus procul
1Esdr. 3-13 Clamore magno, et vox audiebatur procul
6- 6 Qui estis trans flumen procul recedite ab illis
2Esdr. 4-19 Separati sumus in muro procul alter ab alt.
12-42 Et audita est lætitia Jerusalem procul
Tobiæ. 10- 7 Ut procul videret eum, si fieri posset
Esth. 9-20 Provinc.. tam in vicino positis, quam procul
Job. 2-12 Cumque elevassent procul oculos suos
22-18 Quorum sententia procul sit a me
36-25 Vident eum, unusquisque intuetur procul
39-25 Dicit: Vah; procul odoratur bellum
Prov. 4-24 Et detrahentia labia sint procul a te
19- 7 Insuper et amici procul recesserunt ab eo
27-10 Melior est vicinus juxta, quam frater procul
31-10 Procul, et de ultimis finibus pretium ejus
Isai. 5-26 Et elevabit signum in nationibus procul
8- 9 Vincimini, et audite, univ. procul terræ
13- 5 Venientibus de terra procul, a summitate
17-13 Et fugiet procul: et rapietur sicut pulvis
22- 3 Vincti sunt pariter, procul fugerunt
54-14 Recede procul a calumnia, quia non timebis
57- 9 Misisti legatos tuos procul, et humiliata es
Jerem. 31-10 Et annuntiate in insulis quæ procul sunt
51-50 Nolite stare: recordamini procul Domini
Ezech. 8- 6 Facit hic, ut procul recedam a sanctuario
22- 5 Quæ procul a te, triumphabunt de te
43- 9 Ergo repellant procul fornicationem suam
Dan. 9- 7 Confusio...his qui procul, in universis terris
13-51 Separate illos ab invicem procul
Joel. 2-20 Qui ab Aquilone est, procul faciam a vobis
Habac. 2- 3 Quia adhuc visus procul, et apparebit
Zach. 6-15 Et qui procul sunt, venient, et ædificabunt
1 Mac. 8-23 Gladiusque et hostis procul sit ab eis

PROCUL DUBIO.

1 Reg. 22-22 Procul dubio annuntiaret Saüli: Ego s. reus

PROCUMBENS.

Marc. 1- 7 Non s. dignus procumbens solvere corrigiam
Luc. 24-12 Procumbens vidit linteamina sola posita
Act. 20-37 Procumbentes super collum Pauli, osculab.

PROCURANS.

Luc. 3- 1 Procurante Pontio Pilato Judæam

PROCURATOR.

Gen. 15- 2 Filius procuratoris dom. meæ, iste Damasc.
Esth. 8- 9 Ad principes, procuratoresque et judices
9- 3 Provinciarum judices, et duces, et procuratores
2 Mac. 11- 1 Lysias procurator regis, et propinquus
13- 2 Cum eo Lysiam procuratorem et præposit.
Matth. 20- 8 Dicit dominus vineæ procuratori suo
Luc. 8- 3 Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis

PROCURRO.

2 Mac. 3-19 Quæ conclusæ erant, procurrebant ad Oniam
Marc. 10-17 Procurrens quidam genu flexo ante eum

PRODEO.

Psal. 16- 2 De vultu tuo judicium meum prodeat
72- 7 Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum
Eccli. 24- 5 Ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita
25-34 Nec mulieri nequam veniam prodeundi
Joan. 11-44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus
1 Joan 2-19 Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis

PRODIGIUM.

Deut. 6-22 Fecitque signa atque prodigia magna
28-46 Et erunt in te signa atque prodigia
Psal. 45- 9 Quæ posuit prodigia super terram
70- 7 Tanquam prodigium factus sum multis
77-43 Sicut posuit... et prodigia sua in campo Tan.
104- 5 Prodigia ejus, et judicia oris ejus
-27 Verba signorum suorum et prodigiorum
134- 9 Et misit signa et prodigia in medio tui
Baruc. 2-11 In manu valida, et in signis, et in prodigiis
Joel. 2-30 Et dabo prodigia in cœlo et in terra
2Mac. 15-21 Prodigia facientem Dominum invocavit
Matth. 24-24 Et dabunt signa magna et prodigia
Joan. 4-48 Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
Act. 2-19 Dabo prodigia in cœlo sursum, et signa
-22 Prodigiis, et signis, quæ fecit Deus per illum
-43 Multa quoq. prodigia et signa per Apostolos
4-30 Prodigia fieri per nomen sancti Filii tui Jesu
5-12 Fiebant signa et prodigia multa in plebe
6- 8 Faciebat prodigia et signa magna in populo
7-36 Faciens prodigia et signa in terra Ægypti
14- 3 Dante signa et prodigia fieri per manus eor.
15-12 Quanta Deus fecisset signa et prodigia
Rom. 15-19 In virtute signorum et prodigiorum
2 Cor. 12-12 In signis, et prodigiis, et virtutibus
2 Thes. 2- 9 Virtute, et signis, et prodigiis mendacibus

PRODITIO.

Sap. 17-11 Nihil e. est timor, nisi proditio cogitationis

PRODITOR.

4 Reg. 6-11 Quis proditor mei sit apud regem Israë
2 Mac. 5-15 Qui legum et patriæ fuit proditor
10-13 Cum frequenter proditor audiret
-22 Hos igitur proditores factos interfecit
Luc. 6-16 Et Judam Iscariotem, qui fuit proditor
Act. 7-52 Vos nunc proditores et homicidæ fuistis
2 Tim. 3- 4 Proditores, protervi, tumidi

PRODO.

Josue. 2-14 Si tamen non prodideris nos
-20 Quod si nos prodere volueris, et sermonem
Esth. 2-20 Necdum prodiderat Esther patriam et pop.
Eccli. 37- 8 Omnis consiliarius prodit consilium
Isai. 16- 3 Absconde fugientes, et vagos ne prodas
Marc. 14-10 Abiit ad summos sacerd. ut proderet eum

PRODUCO.

Gen. 1-20 Producant aquæ reptile animæ viventis
-21 Quam produxerant aquæ in species suas
-24 Producat terra animam vivent. in genere s.
2- 9 Produxitq. Do. Deus de humo omne lignum
38-24 Dixitq. Judas: Producite eam ut comburatur
Exod. 25-33 Calamorum, qui producendi sunt de hastili
Num. 16-38 Producatque ea in laminas, et affigat altari
-39 Et produxit ea in laminas, affigens altari
Josue. 6-22 Producite eam et omnia quæ illius sunt
10-22 Et producite ad me quinque reges
Judic. 6-30 Produc filium tuum huc, ut moriatur
20-30 Contra Benjamin exercitum produxerunt
4 Reg. 11-12 Produxitq. filium regis, et posuit super eum
Job. 12-22 Et producit in lucem umbram mortis
28-11 Scrutatus est, et abscondita in lucem produxit
38-27 Et produceret herbas virentes
-32 Numquid producis luciferum in tempore s.
Psal. 68-32 Sup. vitulum novellum, cornua producentem
103-14 Producens fœnum jumentis, et herbam serv.
131-17 Illuc producam cornu David, paravi lucern.
134- 7 Qui producit ventos de thesauris suis
146- 8 Qui producit in montibus fœnum, et herbam
Prov. 4-27 Itinera autem tua in pace producet
30-33 Et qui provocat iras, producit discordias
Eccli. 20-29 Sapiens in verbis producet se ipsum
22-26 Ad amic. etsi produxeris gladium, non desp.
38-16 Fili, in mortuum produc lacrymas
Isai. 48-21 Aquam de petra produxit eis, et scidit petr.
Jerem. 30-21 Et princeps de medio ejus producetur
51-16 Et produxit ventum de thesauris suis
Ezech. 28-18 Producam ergo ignem de medio tui
1 Mac. 11-15 Et produxit Ptolemæus rex exercitum
Marc. 4-29 Cum produxerit fructus, statim mittit falcem
Luc. 21-30 Cum producunt jam ex se fructum
Act. 12- 4 Volens post Pascha producere eum populo
- 6 Cum autem producturus eum esset Herodes
16-30 Et producens eos foras, ait: Domini
17- 5 Quærebant eos producere in populum
22-30 Et producens Paulum, statuit inter illos
23-15 Ut producat illum ad vos tanquam aliquid
-20 Ut crastina die producas Paulum in consil.
25-26 Propter quod produxi eum ad vos

PRODUCTILES

Exod. 25-18 Cherubim aureos et productiles facies
Eccli. 50-18 Filii Aaron, in tub. productilibus sonuerunt

PROFANO.

2Esdr. 13-17 Et profanatis diem sabbati
Psal. 88-32 Si justitias meas profanaverint: et mandata

Psal. 88-35 Neque profanabo testamentum meum
-40 Profanasti in terra sanctuarium ejus
Eccli. 47-22 Profanasti semen t. inducere iracundiam
Ezech. 23-38 In die illa, et sabbata mea profanaverunt
1 Mac. 4-38 Sanctificat. desertam, et altare profanatum
-44 Cogitavit de altari... quod profanatum erat

PROFANUS, A, UM.

Gen. 43-32 Profanum putant hujuscemodi convivium
Levit. 10-10 Scientiam discernendi inter sanctum et profanum
19- 7 Profanus erit, et impietatis reus
Isai. 65- 4 Et jus profanum in vasis eorum
Ezech. 21-25 Tu autem profane, impie dux Israël
22-26 Inter sanctum et profanum non habuerunt distantiam
48-15 Profana erunt urbis in habitaculum
2 Mac. 12-23 Judas autem vehementer instabat puniens profanos
1 Tim. 6-20 Devitans profanas vocum novitates
2 Tim. 2-16 Profana autem et vaniloquia devita
Hebr. 12-16 Ne quis fornicator, aut profanus, ut Esaü

PROFECTIO.

Num. 10- 6 Ululantibus tubis in profectionem
-28 Et profectiones filiorum Israel per turmas
Psal. 104-38 Lætata est Ægyptus in profectione eorum
2 Mac. 5- 1 Antiochus secundam profectionem paravit
13-26 Et hoc modo regis profectio et reditus processit
Hebr. 11-22 De profectione filiorum Isr. memoratus est

PROFECTO.

Gen. 16-13 Profecto hic vidi posteriora videntis me
1 Reg. 20- 3 Scit profecto pater tuus quia inveni gratiam
3 Reg. 13-32 Profecto enim veniet sermo, quem prædixit
4 Reg. 5- 3 Profecto curasset eum a lepra quam habet
Luc. 11-20 Profecto pervenit in vos regnum Dei
-48 Profecto testificamini quod consentitis operibus

PROFECTUS.

Tobiæ. 14- 4 Et cum bono profectu timoris Dei perrexit
Eccli. 11-17 Profectus illius successus habebit in ætern.
2 Mac. 4-13 Et profectus gentilis et alienigenæ convers.
8- 8 Videns... paulat. virum ad profectum venire
Philip. 1-12 Magis ad profectum venerunt Evangelii
-25 Ad profectum vestrum, et gaudium fidei
1 Tim. 4-15 Ut profectus tuus manifestus sit omnibus

PROFERO.

Gen. 1-12 Et protulit terra herbam virentem
14-18 Rex Salem proferens panem et vinum
24-22 Protulit vir inaures aureas, appendentes
-53 Prolatisque vasis argenteis et aureis
38-27 Protulit manum, in qua obstetrix ligavit
45-22 Singulis quoque proferri jussit binas stolas
Exod. 4- 6 Cum misisset in sinum, protulit leprosam
- 7 Protulit iterum, et erat similis carni reliq.
Levit. 5- 4 Anima, quæ juraverit, et protulerit labiis
19-25 Congregantes poma quæ proferunt
26-20 Non proferet terra germen, nec arbores poma
Num. 16-28 Non ex proprio ea corde protulerim
17- 9 Protulit ergo Moyses omnes virgas
24-13 Boni quid vel mali proferam ex corde meo
Deut. 24-11 Et ille tibi proferet quod habuerit
Josue. 2-20 Et sermonem istum proferre in medium
Ruth. 2-18 Insuper protulit, et dedit ei de reliquiis cibi
4 Reg. 10-22 Proferte vestimenta universis servis Baal
Et protulerunt eis vestes
-26 Et protulerunt statuam de fano Baal
24-13 Et protulit inde omnes thesauros domus
2 Par. 16- 2 Protulit ergo Asa argentum et aurum
1 Esdr. 1- 7 Cyrus protulit vasa templi Domini
- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum
5-14 Protulit Cyrus rex de templo Babylonis
Tobiæ. 8- 2 Protulit de cassidili suo partem jecoris
Judith. 8-24 Impatientiam... contra Dom. protulerunt
13-19 Proferens de pera caput Holofernis
Job. 6-26 Concinnatis, et in ventum verba profertis
8-10 Loquentur tibi, et de corde suo proferent eloquia
15-13 Ut proferas de ore tuo hujuscemodi sermon.
Prov. 1-21 In foribus portarum urbis profert verba sua
-23 En proferam vobis spiritum meum
6-19 Proferentem mendacia testem fallacem
10-18 Qui profert contumeliam, insipiens est
14- 5 Profert autem mendacium dolosus testis
-25 Test. fidelis: et profert mendacia versipellis
25- 8 Quæ viderunt oculi tui, ne proferas in jurgio
26- 2 Sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet
29-11 Totum spiritum suum profert stultus
Eccle. 5- 1 Velox ad proferendum sermonem coram D.
Eccle. 8-11 Non profertur cito contra malos sententia
Cant. 2-13 Ficus protulit grossos suos
Sap. 11-19 Aut vaporem ignium spirantes, aut fumi odorem proferentes
18-21 Proferens servitutis suæ scutum
Eccli. 5-13 Et cum sapientia proferas responsum verum
22-24 Et qui pungit cor, profert sensum
Isai. 42- 1 Judicium gentibus proferet
54-16 Creavi fabrum... proferentem vas in opus
61-11 Sicut enim terra profert germen suum
Jerem. 50-25 Dominus... protulit vasa iræ suæ
51-10 Protulit Dominus justitias nostras: venite
Ezech. 12- 7 Vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis
Aggæi. 1-11 Et quæcumque profert humus
2 Mac. 6-29 Quos illi per arrogantiam prolatos arbitrab.
7-10 Et linguam postulatus cito protulit
14-21 Et singulis sellæ prolatæ sunt, et positæ
Matth. 12-35 Bonus homo de bono thesauro profert bona
Malus homo de malo thesauro profert mala
13-52 Qui profert de thesauro suo nova et vetera
Luc. 6-45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum
Malus homo de malo thesauro profert mal.
10-35 Et altera die protulit duos denarios
15-22 Cito proferte stolam primam
Hebr. 6- 8 Proferens autem spinas ac tribulos

PROFESSIO.

Act. 5-37 Extitit Judas Galilæus in diebus professionis

PROFICIO.

Gen. 26-13 Et ibat proficiens atque succrescens
Exod. 40-13 In sacerdotium sempiternum proficiat
Levit. 1- 4 Atque in expiationem ejus proficiens
1 Reg. 2-26 Puer autem Samuel proficiebat
2 Reg. 5-10 Ingrediebatur proficiens atque succrescens
1 Par. 11- 9 Proficiebatque David vadens et crescens
22-13 Tunc enim proficere poteris
Psal. 88-23 Nihil proficiet inimicus in eo
Prov. 12-12 Radix autem justorum proficiet
17-10 Plus proficit correptio apud prudentem
Eccli. 34-30 Quid proficit lavatio illius?
-31 Quid proficit humiliando se?
51-22 Et multum profeci in ea
Jerem. 12- 2 Proficiunt, et faciunt fructum
Ezech. 16-13 Et profecisti in regnum
Dan. 11-27 Mendacium loquentur, et non proficient
Matth. 27-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret
Marc. 5-26 Nec quidquam profecerat
Luc. 2-52 Et Jesus proficiebat sapientia et ætate
9-25 Quid enim proficit homo, si lucretur univ.
Joan. 12-19 Videtis quia nihil proficimus
Galat. 1-14 Et proficiebam in Judaismo supra multos
2 Tim. 2-16 Multum enim proficiunt ad impietatem
3- 9 Sed ultra non proficient
-13 Et seductores proficient in pejus

PROFICISCOR.

Gen. 11- 2 Cumque proficiscerentur de Oriente
19- 2 Et mane proficiscemini in viam vestram
20- 1 Profectus inde Abraham in terram Austral.
24- 4 Ad terram et cognation. meam proficiscaris
-10 Profectusque perrexit in Mesopotamiam
-51 Coram te est, tolle eam, et proficiscere
-55 Maneat puella... et postea proficiscetur
26-22 Profectus inde fodit alium puteum
28- 2 Sed vade, et proficiscere in Mesopotamiam
- 5 Profectus venit in Mesopotamiam Syriæ
29- 1 Profectus ergo Jacob venit in terram Orient.
31-31 Respondit Jacob: Quod inscio te profectus sum
35- 5 Cumq. profecti essent, terror Dei invasit om.
42-26 Portantes frumenta in asinis s. profecti sunt
43- 8 Ut proficiscamur, et possimus vivere
44-26 Descenderit nobiscum, proficiscemur simul
45-24 Et proficiscentibus ait: Ne irascamini in via
46- 1 Profectusq. Isr. cum omnibus quæ habebat
Exod. 12-37 Profectique sunt filii Israël de Ramesse
13-20 Profectique de Socoth, castrametati sunt
14-15 Loquere filiis Israël ut proficiscantur
16- 1 Profectique sunt de Elim
17- 1 Igitur profecta om. multitudo filiorum Isr.
19- 2 Nam profecti de Raphidim, et pervenientes
40-34 Proficiscebantur filii Israël per turmas suas
Num. 1-51 Cum proficiscendum fuerit, deponent Lev.
2-16 In secundo loco proficiscentur
-17 Singuli per loca et ordines s. proficiscentur
-24 Per turmas suas: tertii proficiscentur
-31 Et novissimi proficiscentur
-34 Profecti per familias ac domos patrum suor.
9-17 Tunc proficiscebantur filii Israel
-18 Ad imperium Domini proficiscebantur
-19 Erant filii Israel in excubiis Domini, et non proficiscebantur
Num. 9-21 Diluculo tabernaculum reliquisset, proficiscebantur
-22 Manebant... in eodem loco, et non proficiscebantur
-23 Et per verbum illius proficiscebantur
10-12 Profectique sunt filii Israel per turmas suas
-18 Profectique sunt et filii Ruben per turmas s.
-21 Profectique sunt et Caathitæ portantes
-25 Profecti sunt filii Dan per turmas suas
-29 Proficiscimur ad locum, quem Dominus daturus est nobis
-33 Profecti sunt ergo de monte Domini viam
13- 1 Profectusque est populus de Haseroth
21- 4 Profecti sunt autem et de monte Hor
-10 Profectique filii Israel castrametati sunt
22- 1 Profectiq. castrametati sunt in campestrib.
-21 Et strata asina sua profectus est cum eis
33- 3 Profecti igitur de Ramesse mense primo
- 8 Profectique de Phihahiroth, transierunt
- 9 Profectique de Mara, venerunt in Elim
-10 Profectique de mari Rubro
-13 Profectique de Daphca, castrametati sunt
-15 Profectique de Raphidim, castrametati sunt
-17 Profectique de sepulcris Concupiscentiæ
-19 Profectique de Rethma, castrametati sunt
-23 Unde profecti, castrametati sunt in monte
-25 Inde proficiscentes, castrametati sunt
-26 Profectique de Maceloth, venerunt in Thah.
-30 Profectique de Hesmona, venerunt in Mos.
-32 Profectiq. de Benejaacan, venerunt in mont.
-33 Unde profecti, castrametati sunt in Jeteb.
-36 Inde profecti, venerunt in desertum Sin
-41 Profecti de monte Hor, castrametati sunt
-43 Profectique de Phunon, castrametati sunt
-45 Profectique de Ijeabarim, fixere tentoria
-48 Profectiq. de montibus Abarim, transierunt
Deut. 1-19 Profecti a. de Horeb, transivimus per erem.
2- 1 Profectique inde venimus in solitudinem
10- 7 Profecti, castrametati sunt in Jetebatha
14-25 Proficisceris ad locum quem elegerit Do.
Judic. 1-11 Inde profectus, abiit ad habitatores Dabir
9-50 Abimelech autem inde proficiscens
11- 8 Ad te venimus, ut proficiscaris nobiscum
18-11 Profecti igitur sunt de cognatione Dan
-20 Et profectus est cum eis
19- 5 De nocte consurgens, proficisci voluit
Conforta stomachum, et sic proficisceris
- 7 At ille consurgens, cœpit velle proficisci
- 8 Donec increscat dies, postea proficiscaris
- 9 Cras proficisceris ut vadas in domum tuam
-18 Profecti sumus de Bethlehem Juda
Ruth. 1-19 Profectæq. sunt simul, et venerunt in Bethl.
1 Reg. 22- 3 Et profectus est David inde in Maspha
- 5 Proficiscere, et vade in terr. Juda. Et profectus est David, et venit in saltum Haret
29-11 Ut proficiscerentur mane, et reverterentur
2 Reg. 3- 1 David proficiscens, et semper se ipso robust.
-22 Et profectus fuerat in pace
8- 3 Quando profectus est ut dominaretur
- 6 In omnibus ad quæcumque profectus est
-14 In omnibus ad quæcumque profectus est
12-29 Et profectus est adversum Rabbath
17-17 Profecti sunt ut referrent ad regem David
23-17 Hominum istorum, qui profecti sunt
3 Reg. 8-66 Profecti sunt in tabernacula sua lætantes
19-19 Profectus ergo inde Elias, reperit Eliseum
20-27 Et acceptis cibariis, profecti ex adverso
4 Reg. 4-25 Profecta est igitur, et venit ad virum Dei
5- 5 Qui cum profectus esset
9-16 Et ascendit, et profectus est in Jezrahel
1 Par. 4-39 Profecti sunt ut ingrederentur
2 Par. 10- 1 Profectus est autem Roboam in Sichem
20-20 Profectisque eis, stans Josaphat in medio
Tobiæ. 5-23 Cumq. profecti essent, cœpit mater ej. flere
6- 1 Profectus est autem Tobias
Judith. 2-11 Et profectus est ipse, et omnis exercitus
6- 8 Profecti sunt per campestria
10- 5 Imposuit... et caseum, et profecta est
Eccli. 15-10 Quoniam a Deo profecta est sapientia
28-14 Utraque ex ore proficiscuntur
Isai. 37- 8 Quia profectus esset de Lachis
Jerem. 38-17 Si profectus exieris ad principes regis Bab.
41-12 Profecti sunt ut bellarent advers. Ismahel
Osee. 7-12 Et cum profecti fuerint, expandam
9- 6 Ecce enim profecti sunt a vastitate
1 Mac. 16- 4 Profecti sunt ad Cendebæum
2 Mac. 4-21 Profectus inde venit Joppen, et inde Jeros.
5- 9 Peregre periit, Lacedæmonas profectus
-11 Et ob hoc profectus ex Ægypto
Matth. 21-33 Et peregre profectus est
25-14 Sicut enim homo peregre proficiscens
-15 Et profectus est statim
Marc. 9-29 Inde profecti prætergrediebantur Galilæam
10-46 Et proficiscente eo de Jericho
12- 1 Et peregre profectus est

Marc. 13-34 Sicut homo, qui peregre profectus reliquit
16-20 Illi a. profecti prædicaverunt ubique
Luc. 15-13 Profectus est in regionem longinquam
Act. 10-23 Surgens profectus est cum illis
11-25 Profectus est autem Barnabas Tarsum
14-19 Et postera die profectus est cum Barnaba
15-40 Paulus vero, electo Sila, profectus est
16- 3 Hunc voluit Paulus secum proficisci
-10 Statim quæsivim. proficisci in Macedoniam
-40 Consolati sunt eos, et profecti sunt
17-15 Quam celeriter venirent ad illum, profecti
18-21 Profectus est ab Epheso
-23 Et facto ibi aliquanto tempore, profectus est
20- 1 Et profectus est ut iret in Macedoniam
- 7 Paulus disputabat cum eis, profecturus
-11 Allocutus usque in lucem, sic profectus est
21- 5 Et expletis diebus profecti ibamus
- 8 Alia autem die profecti, venimus Cæsaream
25- 4 Se autem maturius profecturum
Rom. 15-24 Cum in Hispaniam proficisci cœpero
-25 Nunc igitur proficiscar in Jerusalem
-28 Per vos proficiscar in Hispaniam
2 Cor. 2-13 Profectus sum in Macedoniam
8-17 Sua voluntate profectus est ad vos
Philip. 4-15 Quando profectus sum a Macedonia
1 Thes. 1- 8 In omni loco fides vestra... profecta est
Hebr. 3-16 Qui profecti sunt ex Ægypto per Moysen
1 Petr. 3-22 Profectus in cœlum, subjectis sibi Angelis
3 Joan. - 7 Pro nomine enim ejus profecti sunt

PROFITEOR.

Deut. 26- 3 Profiteor hodie coram Domino Deo nostro
Ruth. 4- 6 Quo me libenter carere profiteor
Luc. 2- 3 Ut profiterentur singuli in suam civitatem
- 5 Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi

PROFLUVIUM

Levit. 12- 7 Sic mundabitur a profluvio sanguinis sui
Marc. 5-25 Et mulier quæ erat in profluvio sanguinis

PROFUGIO.

Jerem. 37-12 Dicens : Ad Chaldæos profugis
38- 2 Qui autem profugerit ad Chaldæos, vivet
40-12 De universis locis ad quæ profugerant
Marc. 14-52 At ille rejecta sindone, nudus profugit ab eis

PROFUGUS.

Gen. 4-12 Vagus et profugus eris super terram
-14 Et ero vagus et profugus in terra
-16 Habitavit profugus in terra ad Orientalem
Num. 35-12 In quibus cum fuerit profugus
-28 Debuerat enim profugus... in urbe residere
-32 Exules et profugi ante mortem pontificis
Deut. 19- 3 Qui propter homicidium profugus est
3 Reg. 12- 2 Profugus a facie regis Salomonis
4 Reg. 9-15 Nemo egrediatur profugus de civitate
Sap. 10-10 Hæc profugum iræ fratris justum deduxit
Isai. 10-18 Et erit terrore profugus
11-12 Et congregabit profugos Israël
16- 4 Habitabunt apud te profugi mei
Jerem. 49-36 Ad quam non perveniant profugi Ælam
Ezech. 17-21 Et omnes profugi ejus cum universo agmine
2 Mac. 4-26 Profugus in Ammanitem expuls. est region.
5- 7 Et profugus iterum abiit in Ammaniten

PROFUNDE.

Osee. 9- 9 Profunde peccaverunt, sicut in diebus Gabaa

PROFUNDITAS.

Eccle 7-25 Et alta profunditas, quis inveniet eam ?

PROFUNDUS, A, UM.

Exod. 14-25 Ferebanturque in profundum
15- 5 Descenderunt in profundum quasi lapis
2 Esdr. 9-11 Persecutores autem eorum projecisti in profundum
Job. 11- 8 Profundior inferno, et unde cognosces ?
12-22 Qui revelat profunda de tenebris
17-16 In profundissimum infernum descendent
28-11 Profunda quoque fluviorum scrutatus est
38-16 Numquid ingressus es profunda maris ?
41-22 Fervescere faciet quasi ollam profundum mare
Psal. 64- 8 Qui conturbas profundum maris
67-23 Convertam in profundum maris
68- 3 Infixus sum in limo profundi
-15 Libera me... et de profundis aquarum
-16 Neque absorbeat me profundum
91- 6 Nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ
106-24 Et mirabilia ejus in profundo
129- 1 De profundis clamavi ad te, Domine
Prov. 9-18 Et in profundis inferni convivæ ejus
18- 3 Cum in profundum venerit peccatorum
- 4 Aqua profunda verba ex ore viri
20- 5 Sicut aqua profunda, sic consilium in corde
Prov. 22-14 Fovea profunda os alienæ
23-27 Fovea enim profunda est meretrix
Sap. 19- 7 Et campus germinans de profundo nimio
Eccli. 1- 2 Et profundum abyssi quis dimensus est ?
23-28 Circumspicientes omnes vias hominum, et profundum abyssi
24- 8 Et profundum abyssi penetravi
Isai. 7-11 In profundum inferni, sive in excelsum sup.
14-15 Ad infernum detraheris in profundum laci
29-15 Væ qui profundi estis corde
30-33 A rege præparata, profunda, et dilatata
31- 6 Sicut in profundum recesseratis, filii Israël
44-27 Qui dico profundo : Desolare, et flumina tua arefaciam
51-10 Qui posuisti profundum maris viam
Ezech. 3- 5 Non enim ad populum profundi sermonis
- 6 Neq. ad populos multos profundi sermonis
23-32 Calicem sororis tuæ bibes profundum
27-34 In profundis aquarum opes tuæ
47- 5 Quoniam intumuerant aquæ profundi torr.
Dan. 2-22 Ipse revelat profunda et abscondita
Osee. 5- 2 Et victimas declinastis in profundum
Amos. 9- 3 Si celaverint se ab oculis meis in profundo
Jonæ. 2- 4 Et projecisti me in profundum
Mich. 7-19 Projiciet in profundum maris omnia peccata
Zach. 1- 8 Stabat inter myrteta, quæ erant in profundo
10-11 Et confundentur omnia profunda fluminis
Matth. 18- 6 Et demergatur in profundum maris
Rom. 8-39 Neque altitudo, neque profundum
1 Cor. 2-10 Spiritus e. o scrutatur, etiam profunda Dei
2 Cor. 11-25 Nocte et die in profundo maris fui
Ephes. 3-18 Et sublimitas, et profundum

PROFUTURUS. *Vid.* PROSUM.

PROGENIES.

Gen. 43- 7 Interrogavit nos homo per ordinem nostram progeniem
46- 7 Et cuncta simul progenies
Exod. 6-15 Hæ progenies Simeon
34- 7 In tertiam et quartam progeniem
Josue. 22-27 Et sobolem nostram vestramque progeniem
1 Reg. 17-58 De qua progenie es, o adolescens ?
Judith. 5- 6 Populus iste ex progenie Chaldæorum est
Esth. 3-10 Aman filio Amadathi de progenie Agag
9-28 Non observentur a Jud. et ab eor. progenie
Job. 5-25 Et progenies tua quasi herba terræ
18-19 Non erit semen ej., neq. progenies in populo
31- 8 Et progenies mea eradicetur
Psal. 47-14 Ut enarretis in progenie altera
48-12 Tabernacula eorum in progenie et progenie
-20 Introibit usque in progenies patrum suorum
Eccli. 8- 5 Ne male de progenie tua loquatur
24-46 Et non desinam in progenies illorum
Isai. 14-22 Et reliquias, et germen, et progeniem
Matth. 3- 7 Progenies viperar., quis demonstravit vob.
12-34 Progenies viperarum, quomodo potestis
Luc. 1-50 Et misericordia ejus a progenie in progenies

PROGENITOR.

2 Tim. 1- 3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus

PROGREDIOR.

Gen. 12- 9 Et ultra progrediens ad Meridiem
33- 3 Ipse progrediens, adoravit pronus in terram
Cant. 6- 9 Quæ progreditur quasi aurora consurgens
Matth. 26-39 Et progressus pusillum, procidit in faciem
Marc. 1-19 Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum
2-23 Et Discipuli ejus cœperunt progredi

PROGRESSIOR.

Josue. 23- 2 Ego senui, et progressioris ætatis sum

PROHIBEO.

Gen. 8- 2 Et prohibitæ sunt pluviæ de cœlo
23- 6 Nullusque te prohibere poterit
Levit. 4-22 Quod Domini lege prohibetur
-27 De his quæ Domini lege prohibentur
5-17 Ex his quæ Domini lege prohibentur
Num. 11-28 Domine mi Moyses, prohibe eos
22-13 Quia prohibuit me Dom. venire vobiscum
23-20 Benedictionem prohibere non valeo
Deut. 2-37 A quibus nos prohibuit Dom. Deus noster
4-23 Quæ fieri Dominus prohibuit
Judic. 7- 4 Quem ire prohibuero, revertatur
15- 1 Prohibuit eum pater illius, dicens
Ruth. 2-15 Etiam si vobiscum metere voluerit, ne prohibeatis eam
1 Reg. 25-26 Qui prohibuit te ne venires in sanguinem
-33 Benedicta tu, quæ prohibuisti me hodie ne irem ad sanguinem
-34 Qui prohibuit me ne malum facerem tibi
2 Reg. 14- 6 Nullusque erat qui eos prohibere posset
4 Reg. 12- 8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra accipere
1 Esdr. 4-21 Prohibeatis viros illos, ut urbs illa non ædificetur
-23 Prohibuerunt eos in brachio et robore
2 Esdr. 9-20 Manna tuum non prohibuisti ab ore eorum
Job. 15-11 Sed verba tua prava hoc prohibent
34-31 Te quoque non prohibebo
Psal. 33-14 Prohibe linguam tuam a malo
39-10 Ecce labia mea non prohibebo
118-101 Ab omni via mala prohibui pedes meos
Prov. 1-15 Prohibe pedem tuum a semitis eorum
3-27 Noli prohibere benefacere eum qui potest
Eccle. 2-10 Nec prohibui cor meum quin omni voluptate frueretur
8- 8 Non est in hominis potestate prohibere spir.
Eccli. 7-37 Et mortuo non prohibeas gratiam
12- 6 Prohibe panes illi dari, ne in ipsis potentior
20- 1 Et confitentem in oratione non prohibere
46- 9 Et prohibere gentem a peccatis
Isai. 43- 6 Noli prohibere : affer filios meos de long.
Jerem. 2-25 Prohibe pedem tuum a nuditate
3- 3 Quamobrem prohibitæ sunt stillæ pluviar.
5-25 Peccata vestra prohibuerunt bonum a vobis
48-10 Maledictus qui prohibet gladium suum
Ezech. 31-15 Et prohibui flumina ejus, et coërcui aquas
Amos. 4- 7 Ego quoque prohibui a vobis imbrem
Aggæi. 1-10 Prohibiti sunt cœli ne darent rorem, et terra prohibita est ne daret germen suum
1 Mac. 1-47 Et prohiberent holocausta et sacrificia
-48 Et prohiberent celebrari sabbatum
13-49 Prohibebantur egredi et ingredi regionem
2 Mac. 6- 5 Altare etiam plenum erat illicitis, quæ legibus prohibebantur
12-40 A quibus lex prohibet Judæos
Matth. 3-14 Joannes autem prohibebat eum
19-14 Et nolite eos prohibere ad me venire
Marc. 9-37 Et prohibuimus eum
-38 Jesus autem ait : Nolite prohibere eum
10-14 Et ne prohibueritis eos
Luc. 6-29 Qui aufert...etiam tunicam noli prohibere
9-49 Ejicientem dæmonia, et prohibuimus eum
-50 Et ait ad illum Jesus : Nolite prohibere
11-52 Et eos, qui introibant, prohibuistis
23- 2 Et prohibentem tributa dare Cæsari
Act. 8-36 Quid prohibet me baptizari ?
10-47 Numquid aquam quis prohibere potest ?
11-17 Ego quis eram, qui possem prohibere Deum
24-23 Nec quemquam de suis prohibere ministr.
27- 7 Prohibente nos vento, adnavigavimus Cretæ
-43 Volens servare Paulum, prohibuit fieri
Rom. 1-13 Et prohibitus sum usque adhuc
15-22 Et prohibitus sum usque adhuc
1 Cor. 14-39 Et loqui linguis nolite prohibere
1 Thes. 2-16 Prohibentes nos gentib. loqui ut salvæ fiant
1 Tim. 4- 3 Prohibentium nubere, abstinere a cibis
Hebr. 7-23 Quod morte prohiberentur permanere
2 Petr. 2-16 Prohibuit prophetæ insipientiam
3 Joan. -10 Et eos, qui suscipiunt, prohibet

PROHIBITIO.

Act. 28-31 Cum omni fiducia, sine prohibitione

PROJICIO.

Gen. 37-22 Sed projicite eum in cisternam hanc
Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit, in flumen projicite
4- 3 Dixitque Dominus : Projice eam in terram
Projecit, et versa est in colubrum
7- 9 Et projice eam coram Pharaone
-12 Projeceruntque singuli virgas suas
10-19 Arreptam locustam projecit in mare Rubr.
15- 4 Et exercitum ejus projecit in mare
22-31 Non comedetis, sed projicietis canibus
32-19 Projecit de manu tabulas, et confregit eas
-24 Et projeci illud in ignem
Levit. 1-16 Et plumas projiciet prope altare
14-40 Et projici eos extra civitatem
-45 Univers. pulverem projicient extra oppid.
26-10 Et vetera novis supervenientibus projicietis
Num. 12-12 Quod projicitur de vulva matris suæ
Deut. 9-17 Projeci tabulas de manibus meis
-21 Projeci in torrentem, qui de monte descendit
29-28 Projecitque in terram alienam
Josue. 7-23 Projeceruntque ante Dominum
8-29 Projeceruntque in ipso introitu civitatis
10-27 Qui depositos projecerunt in speluncam
Judic. 7- 6 Manu ad os projiciente, lambuerant aquas
8-25 Projecerunt in eo inaures de præda
10-16 Alienorum deorum idola projecerunt
15-17 Projecit mandibulam de manu
Ruth. 2-16 Et de vestris quoque manipulis projicite
3- 4 Et projicies te, et ibi jacebis
- 7 Discooperto pallio a pedibus ejus, se projecit
1 Reg. 10-19 Vos autem hodie projecistis Deum vestrum
15-26 Quia projecisti sermonem Domini, et projecit te Dominus

1 Reg. 16- 1 Cum ego projecerim eum ne regnet
2 Reg. 18-17 Et projecerunt eum in saltu
20-22 Caput Seba filii Bochri projecerunt ad Joab
3 Reg. 8-57 Non derelinquens nos, neque projiciens
9- 7 Et templum... projiciam a conspectu meo
13-24 Et erat cadaver ejus projectum in itinere
-25 Viderunt cadaver projectum in via
-28 Invenit cadaver ejus projectum in via
14- 9 Me autem projecisti post corpus tuum
19- 5 Projecitque se, et obdormivit in umbra
21- 4 Et projiciens se in lectulum suum
4 Reg. 2-16 Et projecerit eum in unum montium
7-15 Quæ projecerant Syri cum turbarentur
9-25 Tolle, projice eum in agro Naboth
-26 Nunc ergo tolle, et projice eum in agrum
10-25 Et projecerunt milites et duces
13-21 Et projecerunt cadaver in sepulcro Elisei
-23 Noluit disperdere eos, neq. projicere penitus
17-20 Projecitque Dominus omne semen Israël
Donec projiceret eos a facie sua
23- 4 Ut projicerent de templo Dom. omnia vasa
- 6 Et projecit super sepulcra vulgi
-27 Et projiciam civitatem hanc quam elegi
24-20 Donec projiceret eos a facie sua
1 Par. 28- 9 Si a. dereliqueris eum, projiciet te in ætern.
2 Par. 7-20 Projiciam a facie mea, et tradam eam
30-14 Subvertentes, projecerunt in torrentem Cedron
33-15 Et projecit omnia extra urbem
1 Esdr. 10- 3 Ut projiciamus universas uxores
2 Esdr. 9-11 Persecutores a. eor. projecisti in profundum
-26 Et projecerunt legem tuam post terga sua
13- 8 Projeci vasa domus Tobiæ foras de gazoph.
Job. 8-20 Deus non projiciet simplicem
15-33 Et quasi oliva projiciens florem suum
32-13 Deus projecit eum, non homo
Psal. 1- 4 Sed tanquam pulvis, quem projicit ventus
2- 3 Et projiciamus a nobis jugum ipsorum
16-11 Projicientes me nunc circumdederunt me
21-11 In te projectus sum ex utero
30-23 Projectus sum a facie oculorum tuorum
49-17 Et projecisti sermones meos retrorsum
50-13 Ne projicias me a facie tua
70- 9 Ne projicias me in tempore senectutis
76- 8 Numquid in æternum projiciet Deus
Sap. 11-15 In expositione prava projectum deriserunt
18-18 Et alius alibi projectus semivivus
19- 3 Et quos rogantes projecerant
Eccli. 6-22 Et non demorabuntur projicere illam
7-28 Mulier si est tibi secundum animam tuam, non projicias illam
10-10 Quoniam in vita sua projecit intima sua
21-18 Et projiciet illud post dorsum suum
Isai. 2- 6 Projecisti e. populum tuum, domum Jacob
-20 Projiciet homo idola argenti sui
14-19 Tu autem projectus es de sepulcro tuo
33- 8 Projecit civitates, non reputavit homines
-15 Qui projicit avaritiam ex calumnia
34- 3 Interfecti eorum projicientur
38-17 Projecisti post tergum t. omnia peccata mea
51-20 Filii tui projecti sunt, dormierunt in capite
Jerem. 6-19 Et legem meam projecerunt
-30 Quia Dominus projecit illos
7-15 Et projiciam vos a facie mea, sicut projeci omnes fratres vestros
-29 Tonde capillum tuum, et projice
Quia projecit Dominus, et reliquit generat.
8- 9 Verbum enim Domini projecerunt
10-18 Ego longe projiciam habitatores terræ
14-16 Erunt projecti in viis Jerusalem præ fame
-19 Numquid projiciens abjecisti Judam ?
22-19 Putrefactus et projectus extra portas Jer.
-28 Et projecti in terram quam ignoraverunt ?
23-33 Projiciam quippe vos, dicit Dominus
26-23 Et projecit cadaver ejus in sepulcris vulgi
33-26 Semen Jacob et David servi mei projiciam
36-23 Et projecit in ignem, qui erat super arulam
-30 Et cadaver ejus projicietur ad æstum
38- 6 Et projecerunt eum in lacum Melchiæ
41- 9 Lacus autem, in quem projecerat Ismahel omnia cadavera
51-63 Et projicies illum in medium Euphraten
52- 3 Usquequo projiceret eos a facie sua
Thren. 2- 1 Projecit de cœlo in terram inclytam Israël
5-22 Sed projiciens repulisti nos
Baruc. 2-25 Et ecce projecta sunt in calore solis
6-70 Similiter et mortuo projecto in tenebris
Ezech. 5- 4 Et projicies eos in medio ignis
- 6 Judicia enim mea projecerunt
7-19 Argentum eorum foras projicietur
16- 5 Sed projecta es super faciem terræ
-45 Quæ projecit virum suum et filios suos
Quæ projecerunt viros suos et filios suos
18-31 Projicite a vobis omnes prævaricationes
19-12 Et evulsa est in ira, in terramque projecta
Ezech. 20- 8 Abominationes oculorum s. non projecit
-13 Et judicia mea projecerunt
-16 Quia judicia mea projecerunt
23-35 Et projecisti me post corpus tuum
28-17 In terram projeci te
29- 5 Et projiciam te in desertum
31-12 Et projicient eum super montes et in cunctis
32- 4 Et projiciam te in terram
Osee. 8- 3 Projecit Israël bonum, inimicus persequet.
- 5 Projectus est vitulus tuus, Samaria
Joel. 1- 7 Nudans spoliavit eam, et projecit
Amos. 4- 3 Et projiciemini in Armon, dicit Dominus
5- 2 Virgo Israel projecta est in terram suam
-21 Odi, et projeci festivitates vestras
8- 3 In omni loco projicietur silentium
Jonæ. 2- 4 Et projecisti me in profundum
Mich. 7-19 Projiciet in profundum maris omnia peccata
Nahum. 3- 6 Et projiciam super te abominationes
Zach. 5- 8 Et projecit eam in medio amphoræ
10- 6 Sicut fuerunt quando non projeceram eos
11-13 Projice illud ad statuarium
Projeci illos in domum Dom. ad statuarium
Malac. 2- 3 Ecce ego projiciam vobis brachium
1 Mac. 5-43 Projecerunt arma sua, et fugerunt
7-19 Et in puteum magnum projecit
-44 Projecerunt arma sua, et fugerunt
11- 4 Cætera ejus demolita, et corpora projecta
-51 Et projecerunt arma sua, et fecerunt pacem
2 Mac. 1-16 Et capitibus amputatis foras projecerunt
14-46 Utrisque manibus projecit super turbas
Matth. 5-29 Erue eum, et projice abs te
-30 Abscide eam, et projice abs te
15-30 Et projecerunt eos ad pedes ejus
18- 8 Abscide eum, et projice abs te
- 9 Erue eum, et projice abs te
27- 5 Et projectis argenteis in templo, recessit
Marc. 10-50 Qui projecto vestimento suo exiliens
Luc. 4-35 Cum projecisset illum dæmonium in med.
17- 2 Et projiciatur in mare
Act. 22-23 Et projicientibus vestimenta sua
27-19 Suis manibus armamenta navis projecerunt
1 Petr. 5- 7 Sollicitudinem vestram projicientes in eum
Apoc. 12- 9 Et projectus est draco ille magnus
Et projectus est in terram
-10 Quia projectus est accusator fratrum nostr.
-13 Vidit draco quod projectus esset in terram

PROLAPSUS.

Hebr. 6- 6 Et prolapsi sunt, rursus renovari ad pœnit.

PROLES.

Act. 19-35 Cultricem esse magnæ Dianæ Jovisq. prolis

PROLIXIUS.

Exod. 19-19 Crescebat in majus, et prolixius tendebatur
Luc. 22-43 Et factus in agonia, prolixius orabat

PROLIXUS, A.

Num. 10- 5 Si autem prolixior atque concisus clangor increpuerit
Job. 32- 7 Sperabam e. quod ætas prolixior loqueretur
Eccli. 10-11 Languor prolixior gravat medicum
Marc. 12-40 Qui devorant domos viduarum sub obtentu prolixæ orationis : hi accipient prolixius judicium

PROLONGO.

Deut. 6- 2 Ut prolongentur dies tui
Psal. 119- 5 Quia incolatus meus prolongatus est
128- 3 Prolongaverunt iniquitatem suam
Eccle. 8-13 Nec prolongentur dies ejus
Ezech. 12-25 Fiet, et non prolongabitur amplius
-28 Non prolongabitur ultra omnis sermo meus

PROLOQUENS.

Dan. 5- 7 Et proloquens rex ait sapientibus Babylonis
-10 Et proloquens ait : Rex in æternum vive

PROMEREOR.

Hebr. 13-16 Talibus enim hostiis promeretur Deus

PROMINEO.

Num. 21-13 Et prominet in finibus Amorrhæi
1 Reg. 5- 9 Computrescebant prominentes extales eor.
14- 5 Unus scopulus prominens ad Aquilonem
3 Reg. 6-29 Quasi prominentes de pariete, et egredientes
-32 Et anaglypha valde prominentia
2 Esdr. 3-26 Et turrim quæ prominebat
Isai. 32- 2 Umbra petræ prominentis in terra deserta

PROMISCUUS, A, UM.

Exod. 12-38 Vulgus promiscuum innumerabile ascendit
Num. 11- 4 Vulg. quippe promiscuum, quod ascenderat
2 Mac. 12-13 A turbis habitabatur gent. promiscuarum

PROMISSIO.

Num. 30-13 Non tenebitur promissionis rea
Judith. 11-21 Et quoniam bona est promissio tua
Psal. 55- 9 Sicut et in promissione tua
Eccle. 5- 3 Displicet enim ei infidelis et stulta promissio
Sap. 12-21 Conventiones dedisti bonar. promissionum
Eccli. 24-33 Hæred. domui Jacob, et Israel promissiones
29- 5 Et in promissionibus humiliant vocem suam
-26 Incidet in promissionem nequam
Act. 1- 4 Sed expectarent promissionem Patris
2-33 Promissione Spiritus sancti accepta a Patre
7-17 Cum a. appropinquaret tempus promissionis
13-23 Secundum promissionem eduxit Israël salv.
Rom. 4-13 Non enim per legem promissio Abrahæ
-14 Exinanita est fides, abolita est promissio
-16 Firma sit promissio omni semini
9- 8 Sed qui filii sunt promissionis
- 9 Promissionis enim verbum hoc est
15- 8 Ad confirmandas promissiones patrum
2 Cor. 1-20 Quotquot enim promissiones Dei sunt
7- 1 Has ergo habentes promissiones
Galat. 3-16 Abrahæ dictæ s. promissiones et semini ej.
-17 Non irritum facit ad evacuandam promissionem
-18 Si ex lege hæreditas, jam non ex promissione
-22 Ut promissio ex fide Jesu Ch. daretur cred.
-29 Ergo semen Abrahæ estis, secundum promissionem hæredes
4-28 Secundum Isaac promissionis filii sumus
Ephes. 1-13 Signati estis Spiritu promissionis sancto
2-12 Promissionis spem non habentes
3- 6 Concorporales, et comparticip. promissionis
6- 2 Quod est mandatum primum in promissione
1 Tim. 4- 8 Promissionem habens vitæ, quæ nunc est
2 Tim. 1- 1 Secundum promissionem vitæ, quæ est in Christo Jesu
Hebr. 6-12 Fide et patientia hæreditabunt promissiones
10-36 Ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem
2 Petr. 3- 4 Dicentes : Ubi est promissio, aut adventus ej.
Non tardat Dominus promissionem suam

PROMISSUM.

Judic. 11-10 Testis est quod nostra promissa faciemus
Esth. 14- 9 Volunt tua mutare promissa
Prov. 25-14 Vir gloriosus, et promissa non complens
Eccle. 5- 4 Quam post votum promissa non reddere
1 Mac. 10-15 Audivit Alexander rex promissa quæ promisit Demetrius
Luc. 24-49 Et ego mitto promissum Patris mei in vos
Act. 23-21 Expectantes promissum tuum
Rom. 9- 4 Et legislatio, et obsequium, et promissa
Galat. 3-21 Lex ergo adversus promissa Dei ? Absit
2 Petr. 1- 4 Et pretiosa nobis promissa donavit
3-13 Novam terram secundum promissa ipsius expectamus

PROMITTO.

Gen. 21- 1 Visitavit a. Dom. Saram sicut promiserat
38-23 Ego misi hœdum quem promiseram
Num. 10-29 Quia Dominus bona promisit Israëli
30- 3 Sed omne quod promisit, implebit
- 8 Reddetque quodcumque promiserat
-12 Reddetque quodcumque promiserat
-15 Quidquid voverat atque promiserat
32-20 Si facitis quod promittitis
Deut. 10- 9 Sicut promisit ei Dominus Deus tuus
23-23 Et facies sicut promisisti Domino Deo tuo
Josue. 9-24 Quod promisisset Dom. Deus tuus Moysi
14-12 Et potuero delere eos, sicut promisit mihi
21-43 Quod illis præstiturum se esse promiserat
23-15 Sicut ergo implevit opere quod promisit
Judic. 16-18 Assumpta pecunia quam promiserant
4 Reg. 8-19 Sicut promiserat ei, ut daret illi lucernam
1 Par. 29- 9 Cum vota sponte promitterent
-14 Hæc tibi universa promittere
2 Par. 6-15 Et quæ ore promiseras, opere complesti
21- 7 Quia promiserat ut daret ei lucernam
Tobiæ. 7-10 Et promittas mihi dare Saram filiam tuam
Judith. 8- 9 Quoniam Ozias promisisset quod... traderet
9-11 Qui promittunt se violare sancta tua
13- 7 Ut, sicut promisisti, Jer. civitatem t. erigas
-18 Quam promisit domui Israël
Esth. 4- 7 Quomodo Aman promisisset ut in thesauros regis... inferret argentum
Prov. 12-18 Est qui promittit, et quasi gladio pungitur
Sap. 2-13 Promittit se scientiam Dei habere
17- 8 Promittebant timores et perturbationes expellere
Eccli. 20-25 Est qui præ confusione promittit amico
1 Mac. 10-15 Promissa quæ promisit Demetrius Jonathæ
11-28 Et promisit ei talenta trecenta
2 Mac. 2-18 Sicut promisit in lege, speramus quod cito nostri miserebitur

2 Mac. 3-35 Votis magnis promissis ei, qui vivere illi concessit
4- 8 Promittens ei argenti talenta trecenta sexag.
- 9 Promittebat et alia centum quinquaginta
-27 De pecuniis vero regi promissis nihil agebat
-45 Promisit Ptolemæo multas pecunias dare
7-26 Promisit suasuram se filio suo
8-11 Promittens se nonaginta mancipia talento distracturum
-36 Promiserat Romanis se tributum restituere
11-14 Promisitque se consensurum omnibus
12-11 Promittentes se pascua daturos
-12 Arbitratus vere in multis eos utiles, promisit pacem
Marc. 14-11 Et promiserunt ei pecuniam se daturos
Rom. 1- 2 Quod ante promiserat per prophetas suos
4-21 Quæcumque promisit, potens est et facere
Galat. 3-19 Donec veniret semen, cui promiserat
1 Tim. 2-10 Promittentes pietatem per opera bona
6-21 Quam quid. promittentes, circa fidem excid.
Tit. 1- 2 In spem vitæ æternæ, quam promisit
Hebr. 6-13 Abrahæ namque promittens Deus
2 Petr. 2-19 Libertatem illis promittentes

PROMOVEO.

Judic. 9- 9 Et venire ut inter ligna promovear
-11 Ut inter cætera ligna promovear
-13 Et inter ligna cætera promoveri
1 Esdr. 8-31 Promovimus ergo a flumine Ahava
Dan. 3-97 Tunc rex promovit Sidrach, Misach, et Abd.

PROMPTU (*in*). *Adverbialiter.*

2 Cor. 10- 6 In promptu habentes ulcisci omn. inobed.

PROMPTUARIA.

Psal. 143-13 Promptuaria eor. plena, eructantia ex hoc

PROMPTUS, A, UM.

Exod. 35-21 Obtulerunt mente promptissima atq. devota
Judic. 20-46 Pugnatores ad bella promptissimi
2 Mac. 6-28 Si prompto animo..honesta morte perfungar
11- 8 Cumq. pariter prompto animo procederent
-10 Ibant igitur prompti, de cœlo habentes adj.
15- 9 Promptiores constituit eos
Matth. 26-41 Spiritus quid. promptus est, caro a. infirma
Marc. 14-38 Spirit. quid. promptus est, caro vero infirma
Rom. 1-15 Ita (quod in me) promptum est et vobis
2 Cor. 8-11 Quemadm. promptus est animus voluntatis
-12 Si enim voluntas prompta est
9- 2 Scio enim promptum animum vestrum

PROMULGATUS.

Num. 36- 6 Et hæc lex... a Domino promulgata est

PRONUBI.

Judic. 14-20 Accepit maritum unum de amicis ejus et pronubis

PRONUNTIO.

Levit. 13-37 Et confidenter eum pronuntiet mundum
Deut. 27-14 Pronuntiabunt Levitæ, dicentq. ad omnes
Job. 31-37 Per singulos gradus meos pronuntiabo illum
34- 1 Pronuntians itaq. Eliu, etiam hæc locutus est
Psal. 70-17 Usque nunc pronuntiabo mirabilia tua
118-13 In labiis m. pronuntiavi o. judicia oris tui
-172 Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum
141- 3 Tribulationem meam ante ipsum pronuntio
144- 4 Et potentiam tuam pronuntiabunt
Eccle. 6- 3 Pronuntio quod melior illo sit abortivus
Dan. 3-14 Pronuntiansque Nabuchodonosor rex
1 Cor. 14-25 Pronuntians quod vere Deus in vobis si

PRONUS, A, UM.

Gen. 8-21 In malum prona sunt ab adolescentia sua
17- 3 Cecidit Abram pronus in faciem
19- 1 Adoravitque pronus in terram
24-48 Pronusq. adoravi Dom., benedicens Dom.
33- 3 Adoravit pronus in terram septies
43-26 Et adoraverunt proni in terram
48-12 Adoravit pronus in terram
50-18 Et proni adorantes in terram
Exod. 4-31 Et proni adoraverunt
32-22 Nosti pop... quod pronus sit ad malum
34- 8 Curvatus est pronus in terram, et adorans
35- 5 Et prono animo offerat eas Domino
Num. 14- 5 Moyses et Aaron ceciderunt proni in terram
16- 4 Quod cum audisset Moyses, cecidit pronus in faciem
-22 Qui ceciderunt proni in faciem
20- 6 Corruerunt proni in terram
22-31 Adoravitque eum pronus in terram
Josue. 5-15 Cecidit Josue pronus in terram
- 5 Et ceciderunt per prona fugientes
- 6 Pronus cecidit in terram coram arca Dom.
-10 Surge, cur jaces pronus in terra ?
Judic. 13-20 Proni ceciderunt in terram
1 Reg. 5- 3 Ecce Dagon jacebat pronus in terra
20-41 Et cadens pronus in terram
24- 9 Et inclinans se David pronus in terram
25-41 Quæ consurgens adoravit prona in terram
2 Reg. 18-28 Adorans regem, coram eo pronus in terram
24-21 Et egressus, adoravit regem prono vultu
3 Reg. 1-23 Et adorasset eum pronus in terram
18-42 Pronus in terram posuit faciem suam
4 Reg. 2-15 Adoraverunt eum proni in terram
1 Par. 21-16 Majores natu, vestiti ciliciis, proni in terr.
-21 Et adoravit eum pronus in terram
2 Par. 7- 3 Corruentes proni in terram super paviment.
20-18 Ceciderunt proni in terram coram Domino
2 Esdr. 8- 6 Et adoraverunt Deum proni in terram
Prov. 22- 9 Qui pronus est ad misericordiam
Dan. 8-18 Collapsus sum pronus in terram

PROPAGO.

Gen. 40-10 In qua erant tres propagines
-12 Tres propagines, tres adhuc dies sunt
Psal. 79-12 Et usque ad flumen propagines ejus
Isai. 16- 8 Propagines ej. relictæ sunt, transierunt mare
25- 5 Propaginem fortium marcescere facies
Jerem. 5-10 Auferte propagines ej., quia non sunt Dom.
48-32 Propagines tuæ transierunt mare
Ezech. 17- 6 Fructificavit in palmit. et emisit propagines
Nahum. 2- 2 Et propagines eorum corruperunt

PROPALATUS.

Hebr. 9- 8 Nondum propalatam esse sanctorum viam

PROPE. *Præp. et adv.*

Gen. 12-11 Cumque prope esset ut ingrederetur Æg.
18- 2 Apparuerunt ei tres viri stantes prope eum
19- 9 Prope erat ut effringerent fores
24-13 Ecce ego sto prope fontem aquæ
-30 Stabat juxta camelos, et prope fontem aquæ
44-18 Accedens autem propius Judas
45- 4 Et cum accessissent prope, Ego sum, ait, Joseph
Exod. 34-30 Timuerunt prope accedere
Levit. 1-16 Et plumas projiciet prope altare
Num. 24- 6 Quasi cedri prope aquas
-17 Intuebor illum, sed non prope
32-16 At illi prope accedentes, dixerunt : Caulas
Deut. 31-14 Ecce prope sunt dies mortis tuæ
Judic. 8- 1 Jurgantes fortiter, et prope vim inferentes
2 Reg. 18-25 Properante autem illo, et accedente propius
24- 7 Transierunt prope mœnia Tyri
3 Reg. 8-46 Ducti fuerint in terram inim. longe vel prope
21- 2 Quia vicina est, et prope domum meam
4 Reg. 11-14 Et cantores et tubas prope eum
Tobiæ. 14- 6 Prope erit interitus Ninive
Psal. 84-10 Verumtamen prope timentes eum salutare
118-151 Prope es tu, Dom., et omnes viæ tuæ veritas
144-18 Prope est Dominus omnibus invocantibus
Prov. 7- 8 Et prope viam domus illius, graditur
Isai. 13- 6 Ululate, quia prope est dies Domini
14- 1 Prope est ut veniat tempus ejus, et dies ejus
41-21 Prope facite judicium vestrum, dicit Dom.
46-13 Prope feci justitiam meam, non elongabitur
51- 5 Prope est justus meus, egressus est salvator
55- 6 Invocate eum, dum prope est
57-19 Pacem ei, qui longe est, et qui prope
Jerem. 12- 2 Prope es tu ori eorum, et longe a renibus
25-26 Cunctis quoque regibus Aquilonis de prope
48-16 Prope est interitus Moab ut veniat
-24 Civitates terræ Moab, quæ longe, et quæ prope sunt
Ezech. 6-12 Qui autem prope, gladio corruet
7- 7 Venit tempus, prope est dies occisionis
36- 8 Prope enim est ut veniat
Dan. 8- 7 Cumque appropinquasset prope arietem
9- 7 His qui prope sunt, et his qui procul
Joel. 1-15 Quia prope est dies Domini
2- 1 Quia venit dies Domini, quia prope est
1 Mac. 4-18 Et exercitus ejus prope nos in monte
Matth. 24-32 Scitis quia prope est æstas
-33 Scitote quia prope est in januis
26-18 Magister dicit : Tempus meum prope est
Marc. 14-42 Ecce qui me tradet, prope est
Luc. 19-11 Eo quod esset prope Jerusalem
21-30 Scitis quoniam prope est æstas
-31 Scitote quoniam prope est regnum Dei
Joan. 2-13 Et prope erat Pascha Judæorum
19-20 Prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est
Act. 9-38 Cum autem prope esset Lydda ad Joppen
Rom. 10- 8 Prope est verbum in ore tuo
Ephes. 2-13 Facti estis prope in sanguine Christi
-17 Qui longe fuistis, et pacem iis qui prope
Philip. 4- 5 Dominus prope est
Hebr. 8-13 Quod a... senescit, prope interitum est
Apoc. 1- 3 Tempus enim prope est
22-10 Tempus enim prope est

PROPELLENS.

2 Mac. 13- 6 Omnibus eum propellentibus ad interitum
Act. 19-33 Detraxerunt Alexandrum, propellentibus eum Judæis

PROPERE.

Dan. 3-91 Rex obstupuit, et surrexit propere

PROPERO.

Gen. 22- 5 Ego et puer illuc usque properante
32- 6 Et ecce properat tibi in occursum
45-19 Et properate quantocius venientes
Num. 23- 7 Propera, et detestare Israël
2 Reg. 18-25 Properante autem illo, et accedente propius
4 Reg. 4-24 Mina, et propera, ne mihi moram facias
Eccle. 6- 6 Nonne ad unum locum properant omnia ?
9-10 Erunt apud inferos, quo tu properas
Cant. 2-10 Surge, propera, amica mea
Sap. 4-14 Propter hoc properavit educere illum
18-21 Properans e. homo sine querela deprecari
Eccli. 50-19 Tunc omnis populus simul properaverunt
Isai. 52-12 Non in tumultu exibitis, nec in fuga properabitis
55- 1 Qui non habetis argentum, properate, emite
Jerem. 9-17 Et ad eas... mittite, et properent
12- 9 Bestiæ terræ, properate ad devorandum
46-22 Quoniam cum exercitu properabunt
50- 4 Ambulantes et flentes properabunt
Ezech. 39-17 Convenite, properate, concurrite undique
Dan. 11-10 Et veniet properans, et inundans
-13 Veniet properans cum exercitu magno
Mich. 4- 2 Et properabunt gentes multæ
Luc. 8- 4 Et de civitatibus properarent ad eum
2 Petr. 3-12 Et properantes in adventum diei Domini

PROPHETA *et* PROPHETES.

Gen. 20- 7 Redde viro suo uxorem, quia propheta est
Exod. 7- 1 Et Aaron frater tuus erit propheta tuus
Num. 12- 6 Si quis fuerit inter vos propheta Domini
Deut. 13- 1 Si surrexerit in medio tui prophetes
- 3 Non audies verba prophetæ illius
- 5 Propheta autem ille aut fictor somniorum interficietur
18-15 Prophetam de gente tua et de fratribus tuis
-18 Prophetam suscitabo eis de medio fratrum
-20 Propheta autem qui arrogantia depravatus
-22 Propheta ille prædixerit, et non evenerit
Per tumorem animi sui propheta confinxit
34-10 Et non surrexit ultra propheta in Israël
Judic. 6- 8 Qui misit ad eos virum prophetam
1 Reg. 3-20 Quod fidelis Samuël propheta esset Domini
9- 9 Qui enim propheta dicitur hodie, vocabatur olim Videns
10- 5 Obvium habebis gregem prophetarum
-10 Et ecce cuneus prophetarum obvius ei
-11 Quod esset cum prophetis, et prophetaret
Num et Saül inter prophetas ?
-12 Num et Saül inter prophetas ?
19-20 Qui cum vidissent cuneum prophetarum
-24 Num et Saül inter prophetas ?
22- 5 Dixitque Gad propheta ad David : Noli manere
28- 6 Neque per sacerdotes, neque per prophetas
-15 Neq. in manu prophetarum, neq. per somnia
2 Reg. 7- 2 Dixit ad Nathan prophetam : Vides-ne
12-25 Misitque in manu Nathan prophetæ
24-11 Sermo Domini factus est ad Gad prophetam
3 Reg. 1- 8 Nathan propheta, et Semeï, et Reï
-10 Nathan autem prophetam et Banaiam
-22 Loquente cum rege, Nathan propheta venit
-23 Dicentes : Adest Nathan propheta
-32 Vocate mihi Sadoc s. et Nathan prophetam
-34 Et ungat eum...et Nathan propheta
-38 Et Nathan propheta, et Banaïas filius Joïadæ
-44 Misitque cum eo... et Nathan prophetam
-45 Unxeruntque eum Sadoc sacerdos et Nathan propheta
11-29 Et inveniret eum Ahias Silonites propheta
13-11 Prophetes autem quidam senex habitabat in Bethel
-18 Et ego propheta sum similis tui
-20 Factus est sermo Domini ad prophetam
-23 Stravit asinum s. prophetæ quem reduxerat
-25 In qua prophetes ille senex habitabat
-26 Quod cum audisset propheta ille
-29 Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei
Intulit in civitatem prophetæ senis
14- 2 Et vade in Silo, ubi est Ahias propheta
-18 In manu servi sui Ahiæ prophetæ
16- 7 In manu Jehu filii Hanani, prophetæ
Jehu filium Hanani, prophetam
-12 In manu Jehu prophetæ
18- 4 Cum interficeret Jezabel prophetas Dom., tulit ille centum prophetas, et abscondit

3 *Reg.* 18-13 Cum interficeret Jezabel prophetas Domini
Quod absconderim de prophetis Domini
-19 Et prophetas Baal quadringentos quinquag.
Prophetasque lucorum quadringentos
-20 Et congregavit prophetas in monte Carmeli
-22 Ego remansi propheta Domini solus
Prophetæ autem Baal quadringenti
-25 Dixit ergo Elias prophetis Baal : Eligite
-36 Accedens Elias propheta, ait : Domine
-40 Apprehendite prophetas Baal
9- 1 Quomodo occidisset univ. prophetas gladio
-10 Prophetas tuos occiderunt gladio
-14 Prophetas tuos occiderunt gladio
-16 Eliseum autem... unges prophetam pro te
20-13 Et ecce propheta unus accedens ad Achab
-22 Accedens autem propheta ad regem Israel
-35 Tunc vir quidam de filiis prophetarum dixit
-38 Abiit ergo propheta, et occurrit regi
-41 Quod esset de prophetis
22- 6 Congregavit ergo rex Israël prophetas
- 7 Non est hic propheta Domini quispiam
-10 Universi prophetæ prophetabant in consp.
-12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant
-13 Dicens : Ecce sermones prophetarum
-22 Ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus
-23 Spiritum mendacii in ore o. prophetarum t.
4 *Reg.* 2- 3 Egressi sunt filii prophetarum
- 5 Accesserunt filii prophetarum qui erant in Jericho
- 7 Et quinquaginta viri de filiis prophetarum
-15 Videntes autem filii prophetarum
3-11 Est-ne hic propheta Domini ?
-13 Vade ad prophetas patris tui et matris tuæ
4- 1 Mulier a. quædam de uxoribus prophetarum
-38 Et filii prophetarum habitabant coram eo
Et coque pulmentum filiis prophetarum
5- 3 Utinam fuisset Dominus meus ad prophetam
- 8 Et sciat esse prophetam in Israël
-13 Et si rem grandem dixisset tibi propheta
-22 Venerunt ad me duo adolescentes... ex filiis prophetarum
- 1 Dixerunt a. filii prophetarum ad Eliseum
-12 Sed Eliseus propheta, qui est in Israel
9- 1 Eliseus autem prophetes vocavit unum de filiis prophetarum
- 4 Abiit ergo adolescens puer prophetæ
- 7 Sanguinem servorum meor. prophetarum
10-19 Nunc igitur omnes prophetas Baal... vocate
14-25 Jonam filium Amathi prophetam
17-13 Per manum omnium prophetarum
In manu servorum meorum prophetarum
-23 In manu om. servorum suor. prophetarum
19- 2 Ad Isaïam prophetam filium Amos
20- 1 Isaïas filius Amos, propheta
-11 Invocavit itaque Isaïas propheta Dominum
-14 Venit a. Isaïas propheta ad regem Ezech.
21-10 In manu servorum suorum prophetarum
23- 2 Cum eo sacerdotes et prophetæ
-18 Cum ossibus prophetæ qui venerat de Sam.
24- 2 Locutus fuerat per servos suos prophetas
1 *Par.* 16-22 Et in prophetis meis nolite malignari
17- 1 Dixit ad Nathan prophetam
29-29 Et in libro Nathan prophetæ
2 *Par.* 9-29 Scripta sunt in verbis Nathan prophetæ
12- 5 Semeïas a. propheta ingress. est ad Roboam
-15 Scripta sunt in libris Semeiæ prophetæ
13-22 Scripta sunt diligentissime in libro Addo prophetæ
15- 8 Prophetiam Azariæ filii Oded, prophetæ
16- 7 Venit Hanani propheta ad Asa
18- 5 Congregavit igitur rex Israel prophetarum quadringentos viros
- 6 Numquid non est hic prophetes Domini ?
- 9 Omnesq. prophetæ vaticinabant. coram eis
-11 Omnesque prophetæ similiter prophetabant
-12 En verba omnium prophetarum
-21 Spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus
-22 In ore omnium prophetarum tuorum
20-20 Credite prophetis ejus, et cuncta evenient
21-12 Allatæ sunt a. ei litteræ ab Elia propheta
24-19 Mittebatque eis prophetas
25-15 Iratus Dominus contra Amasiam, misit ad illum prophetam
-16 Discedensque propheta, Scio, inquit
26-22 Scripsit Isaias filius Amos, propheta
28- 9 Ea tempestate erat ibi propheta Domini
29-25 Et Gad Videntis, et Nathan prophetæ
Præceptum fuit per manum prophetarum
32-20 Et Isaias filius Amos, prophetes
-32 In visione Isaïæ filii Amos, prophetæ
35-15 Et Heman et Idithun prophetarum regis
-18 A diebus Samuelis prophetæ
36-12 Nec erubuit faciem Jeremiæ prophetæ

2 *Par* 36-16 Parvipendebant sermones ejus, illudebantque prophetis
1 *Esdr.* 5- 1 Prophetaverunt autem Aggæus propheta et Zacharias
- 2 Prophetæ Dei adjuvantes eos
6-14 Juxta prophetiam Aggæi prophetæ
9-11 In manu servorum tuorum prophetarum
2 *Esdr.* 6- 7 Et prophetas posueris, qui prædicent de te
-14 Sed et Noadiæ prophetæ, et cæterorum prophetarum, qui terrebant me
9-26 Et prophetas tuos occiderunt
-30 Per manum prophetarum tuorum
-32 Et prophetas nostros, et patres nostros
Tobiæ. 2- 6 Quem dixit Dominus per Amos prophetam
Judith. 11- 8 Ut mandaverit per prophetas s. ad populum
Psal. 50- 2 Cum venit ad eum Nathan propheta
73- 9 Jam non est propheta
104-15 Et in prophetis meis nolite malignari
Sap. 7-27 Amicos Dei et prophetas constituit
11- 1 Direxit opera eorum in manibus prophetæ
Prolog. Eccli. Per legem, et prophetas, aliosque qui secuti sunt illos
Ad diligent. lectionis legis, et prophetarum
Non a. sol. hæc, sed et ipsa lex, et prophetæ
Eccli. 36-17 Quas locuti s. in nomine t. prophetæ priores
-18 Ut prophetæ tui fideles inveniantur
39- 1 Et in prophetis vacabit
44- 3 Nuntiantes in prophetis dignitatem prophetarum
46- 1 Jesus Nave, successor Moysi in prophetis
-16 Samuel propheta Dom. renovavit imperium
-17 Et in fide sua probatus est propheta
47- 1 Surrexit Nathan propheta in diebus David
48- 1 Et surrexit Elias propheta
- 8 Et prophetas facis successores post te
-23 In manu Isaïæ sancti prophetæ
-25 Quam mandavit illi Isaïas propheta magnus
49- 9 Qui a ventre matris consecratus est propheta
-12 Et duodecim prophetarum ossa pullulent
Isai. 3- 2 Judicem, et prophetam, et ariolum
9-15 Et propheta docens mendacium
28- 7 Sacerdos et propheta nescier. præ ebrietate
29-10 Prophetas et principes vestros... operiet
37- 2 Ad Isaïam filium Amos, prophetam
38- 1 Introivit ad eum Isaïas filius Amos propheta
39- 3 Introivit a. Isaïas propheta ad Ezechiam
Jerem. 1- 5 Et prophetam in gentibus dedi te
2- 8 Et prophetæ prophetaverunt in Baal
-26 Et sacerdotes, et prophetæ eorum
-30 Devoravit gladius vester prophetas vestros
4- 9 Et prophetæ consternabuntur
5-13 Prophetæ fuerunt in ventum locuti
-31 Prophetæ prophetabant mendacium
6-13 Et a propheta usque ad sacerdotem
7-25 Et misi ad vos omnes servos meos prophetas
8- 1 Et ossa sacerdotum, et ossa prophetarum
-10 A propheta usque ad sacerdotem cuncti faciunt mendacium
13-13 Et prophetas, et omnes habitatores Jerus.
14-13 Prophetæ dicunt eis : Non videbitis glad.
-14 Falso prophetæ vaticinantur
-15 Idcirco hæc dicit Dominus de prophetis
Et fame consumentur prophetæ illi
-18 Propheta quoque et sacerdos abierunt
18-18 Neque consilium a sapiente, nec sermo a propheta
20- 2 Et percussit Phassur Jeremiam prophetam
23- 9 Ad prophetas : Contritum est cor meum
-11 Propheta namque et sacerdos polluti sunt
-13 Et in prophetis Samariæ vidi fatuitatem
-14 Et in prophetis Jerusalem vidi similitudinem
-15 Dicit Dominus exercituum ad prophetas
A prophetis e. Jerusalem egressa est pollutio
-16 Nolite audire verba prophetarum
-21 Non mittebam prophetas, et ipsi currebant
-25 Audivi quæ dixerunt prophetæ
-26 Usquequo istud est in corde prophetarum
-28 Propheta, qui habet somnium
-30 Ecce ego ad prophetas, ait Dominus
-31 Ecce ego ad prophetas, ait Dominus
-32 Ecce ego ad prophetas somniantes mendac.
-33 Populus iste, vel propheta, aut sacerdos
-34 Et propheta, et sacerdos, et populus qui dicit
-37 Hæc dices ad prophetam : Quid respondit
25- 2 Quod locutus est Jeremias propheta
- 4 Et misit Dom. ad vos o. servos s. prophetas
26- 5 Ut audiatis sermones servorum meorum prophetarum
- 7 Et audierunt sacerdotes et prophetæ
- 8 Apprehenderunt eum sacerd. et prophetæ
-11 Et locuti sunt sacerdotes et prophetæ
-16 Et dixerunt principes... ad sacerdotes et ad prophetas
-18 Michæas de Morasthi fuit propheta

Jerem. 27- 9 Vos ergo nolite audire prophetas vestros
-14 Nolite audire verba prophetarum
-15 Quam prophetæ, qui vaticinantur vobis
-16 Nolite audire verba prophetarum vestror.
-18 Et si prophetæ sunt, et est verbum Dom.
28- 1 Hananias filius Azur, propheta
- 5 Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophetam
- 6 Et ait Jeremias propheta : Amen
- 8 Prophetæ qui fuerunt ante me et ante te
- 9 Propheta qui vaticinatus est pacem
Scietur propheta quem misit Dom. in verit.
-10 Et tulit Hananias propheta catenam de collo Jeremiæ prophetæ
-12 Et abiit Jeremias propheta in viam suam
Postquam confregit Hananias propheta catenam de collo Jeremiæ prophetæ
-15 Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophetam
-17 Et mortuus est Hananias propheta
29- 1 Verba libri, quem misit Jeremias propheta
Et ad prophetas, et ad omnem populum
- 8 Non vos seducant prophetæ vestri
-15 Suscitavit nobis Do. prophetas in Babylone
-19 Quæ misi ad eos per servos meos prophetas
-29 In auribus Jeremiæ prophetæ
32- 2 Jeremias propheta erat clausus in atrio carc.
-32 Et sacerdotes eorum, et prophetæ eorum
34- 6 Et locutus est Jeremias propheta
35-15 Misique ad vos omnes servos meos prophetas
36- 8 Quæ præceperat ei Jeremias propheta
-26 Ut comprehenderent Baruch scribam et Jeremiam prophetam
-27 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam
37- 2 Quæ locutus est in manu Jeremiæ prophetæ
- 3 Misit... sacerdot. ad Jeremiam prophetam
- 5 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam
-12 Et apprehendit Jeremiam prophetam
-18 Ubi sunt prophetæ vestri, qui prophetant
38- 9 Perpetrarunt contra Jeremiam prophetam
-10 Et leva Jeremiam prophetam de lacu
-14 Et tulit ad se Jeremiam prophetam
42- 2 Dixeruntque ad Jeremiam prophetam
43- 6 Jeremiam prophetam, et Baruch fil. Neriæ
44- 4 Misi ad vos omnes servos meos prophetas
45- 1 Verbum quod locutus est Jeremias propheta
46- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam
-13 Locutus est Dom. ad Jeremiam prophetam
47- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam
49-34 Factum est verbum Domini ad Jeremiam prophetam
50- 1 In manu Jeremiæ prophetæ
51-59 Verbum quod præcepit Jeremias propheta
Præf. in Thr. Sedit Jeremias propheta flens
Thren. 2- 9 Prophetæ ej. non invenerunt visionem a Do.
-14 Prophetæ tui viderunt tibi falsa et stulta
-20 Si occiditur... sacerdos et propheta ?
4-13 Propter peccata prophetarum ejus
Baruc. 1-16 Sacerdotibus nostris, et prophetis nostris
-21 Secundum omnia verba prophetarum
2-20 In manu puerorum tuorum prophetarum
-24 In manibus puerorum tuorum prophetarum
Ezech. 2- 5 Scient quia propheta fuerit in medio eorum
7-26 Et quærent visionem de propheta
13- 2 Fili hominis, vaticinare ad prophetas Israël
- 3 Væ prophetis insipientibus
- 4 Quasi vulpes in desertis, prophetæ tui
- 9 Et erit manus mea super prophetas
-16 Prophetæ Israël qui prophetant ad Jerusal.
14- 4 Venerit ad prophetam interrogans per eum
- 7 Et venerit ad prophetam, ut interroget
- 9 Et propheta cum erraverit, et locutus fuerit
Ego Dominus decepi prophetam illum
-10 Sic iniquitas prophetæ erit
22-25 Conjuratio prophetarum in medio ejus
-28 Prophetæ autem ejus liniebant eos
33-33 Tunc scient quod prophetes fuerit inter eos
38-17 In manu servorum meor. prophetarum Isr.
Dan. 3-38 Et non est... princeps, et dux, et propheta
9- 2 Sermo Domini ad Jeremiam prophetam
- 6 Non obedivimus servis tuis prophetis
-10 Posuit nobis per servos suos prophetas
14-32 Erat autem Habacuc propheta in Judæa
Osee. 4- 5 Et corruet etiam propheta tecum
6- 5 Propter hoc dolavi in prophetis
9- 7 Scitote, Israël, stultum prophetam
- 8 Propheta laqueus ruinæ factus est
12-10 Et locutus sum super prophetas
Et in manu prophetarum assimilatus sum
-13 In propheta autem eduxit Dominus Israël de Ægypto : et in propheta servatus est

Amos. 2-11 Et suscitavi de filiis vestris in prophetas
-12 Prophetis mandabitis, dicentes
3- 7 Nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas
7-14 Non sum propheta, et non sum filius prophetæ
Mich. 3- 5 Hæc dicit Dominus super prophetas
- 6 Et occumbet sol super prophetas
-11 Et prophetæ ejus in pecunia divinabant
Habac. 1- 1 Onus, quod vidit Habacuc propheta
Soph. 3- 4 Prophetæ ejus vesani, viri infideles
Aggæi. 1- 1 Verbum Domini in manu Aggæi prophetæ
- 3 Verbum Domini in manu Aggæi prophetæ
-12 Et verba Aggæi prophetæ
2- 2 Verbum Domini in manu Aggæi prophetæ
-11 Verbum Domini ad Aggæum prophetam
Zach. 1- 1 Zach.filium Barachiæ filii Addo, prophetam
- 4 Ad quos clamabant prophetæ priores
- 5 Prophetæ numquid in sempiternum vivent?
- 6 Quæ mandavi servis meis prophetis
7- 3 Ut dicerent sacerdotibus... et prophetis
- 7 In manu prophetarum priorum
-12 Per manum prophetarum priorum
8- 9 Sermones istos per os prophetarum
13- 4 In die illa confundentur prophetæ
- 5 Sed dicet: Non sum propheta
Malac. 4- 5 Ecce ergo mittam vobis Eliam prophetam
1 Mac. 4-46 Quoadusque veniret propheta
9-27 Ex die qua non est visus propheta in Israël
-54 Et destrui opera prophetarum
14-41 Donec surgat propheta fidelis
2 Mac. 2- 1 Invenitur autem in descriptionibus Jeremiæ prophetæ
- 4 Jussit propheta, divino responso ad se facto
-13 Congreg. de regionib. libros et prophetarum
15- 9 Et allocutus eos de lege et prophetis
-14 Hic est... Jeremias propheta Dei
Matth. 1-22 Dictum est a Dom. per prophetam dicentem
2- 5 Sic enim scriptum est per prophetam
-15 Dictum est a Dom. per prophetam dicentem
-23 Ut adimpler. quod dictum est per prophetas
3- 3 Qui dictus est per Isaïam prophetam
4-14 Quod dictum est per Isaïam prophetam
5-12 Sic enim persecuti sunt prophetas
-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas
7-12 Hæc est enim lex, et prophetæ
-15 Attendite a falsis prophetis
8-17 Quod dictum est per Isaïam prophetam
10-41 Qui recipit prophetam in nomine prophetæ, mercedem prophetæ accipiet
11- 9 Sed quid existis videre? Prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam
-13 Omnes e. prophetæ et lex... prophetaverunt
12-17 Quod dictum est per Isaïam prophetam
-39 Nisi signum Jonæ prophetæ
13-17 Multi prophetæ et justi cupierunt videre
-35 Ut impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem
-57 Non est propheta sine honore nisi in patria
14- 5 Quia sicut prophetam eum habebant
16- 4 Nisi signum Jonæ prophetæ
-14 Alii vero Jeremiam, aut unum ex prophetis
21- 4 Quod dictum est per prophetam dicentem
-11 Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ
-26 Om. e. habebant Joannem sicut prophetam
-46 Quoniam sicut prophetam eum habebant
22-40 Universa lex pendet, et prophetæ
23-29 Qui ædificatis sepulcra prophetarum
-30 Non essemus socii eorum in sanguine prophetarum
-31 Filii estis eorum qui prophetas occiderunt
-34 Ecce ego mitto ad vos prophetas
-37 Jerusalem, Jerusal., quæ occidis prophetas
24-15 Quæ dicta est a Daniele propheta
26-56 Ut adimplerentur scripturæ prophetarum
27- 9 Quod dictum est per Jeremiam prophetam
-35 Quod dictum est per prophetam dicentem
Marc. 1- 2 Sicut scriptum est in Isaia propheta
6- 4 Non est propheta sine honore nisi in patria
-15 Quia propheta est, quasi unus ex prophetis
8-28 Alii vero quasi unum de prophetis
11-32 Habebant Joannem quia vere propheta esset
Luc. 1-70 Sicut locutus est per os sanctorum, qui a sæculo sunt, prophetarum ejus
-76 Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis
3- 4 Sicut scriptum est in libro sermonum Isaïæ prophetæ
4-17 Et traditus est illi liber Isaïæ prophetæ
-24 Nemo propheta acceptus est in patria sua
-27 Leprosi erant in Israel sub Eliseo propheta
6-23 Secundum hæc e. faciebant prophetis patres
7-16 Quia propheta magnus surrexit in nobis
-26 Sed quid existis videre? Prophetam? Utique dico vobis, et plus quam prophetam

Luc. 7-28 Major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est
-39 Hic si esset propheta, sciret utique
9- 8 Quia propheta unus de antiquis surrexit
-19 Quia unus propheta de prioribus surrexit
10-24 Multi prophetæ et reges voluerunt videre
11-29 Nisi signum Jonæ prophetæ
-47 Qui ædificatis monumenta prophetarum
-49 Mittam ad illos prophetas et Apostolos
-50 Ut inquiratur sanguis omn. prophetarum
13-28 Cum videritis... om. prophetas in regno Dei
-33 Non capit prophetam perire extra Jerusal.
-34 Jerusalem, Jerusal., quæ occidis prophetas
16-16 Lex et prophetæ, usque ad Joannem
-29 Habent Moysen et prophetas
-31 Si Moysen et prophetas non audiunt
18-31 Omnia quæ scripta sunt per prophetas
20- 6 Certi sunt enim Joannem prophetam esse
24-19 De Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta
-25 In omnibus quæ locuti sunt prophetæ
-27 Et incipiens a Moyse et omnibus prophetis
-44 Quæ scripta sunt in lege Moysi et prophetis
Joan. 1-21 Propheta es tu? Et respondit: Non
-23 Sicut dixit Isaïas propheta
-25 Neque Elias, neque propheta
-45 Quem scripsit Moyses in lege, et prophetæ
4-19 Domine, video quia propheta es tu
-44 Propheta in sua patria honorem non habet
6-14 Hic est vere propheta, qui venturus est
-45 Est script. in prophetis: Et erunt om. docib.
7-40 Dicebant: Hic est vere propheta
-52 Et vide quia a Galilæa propheta non surgit
8-52 Abraham mortuus est, et prophetæ
-53 Et prophetæ mortui sunt
9-17 Ille autem dixit: Quia propheta est
12-38 Ut sermo Isaïæ prophetæ impleretur
Act. 2-16 Quod dictum est per prophetam Joel
-30 Propheta igitur cum esset, et sciret
3-18 Quæ prænuntiavit per os om. prophetarum
-21 Per os sanctorum s. a sæculo prophetarum
-22 Quoniam prophetam suscitabit vobis Dom.
-23 Anima quæ non audierit prophetam illum
-24 Et omnes prophetæ a Samuël
-25 Vos estis filii prophetarum et testamenti
7-37 Prophetam suscitabit vobis Deus
-42 Sicut scriptum est in libro prophetarum
-48 Non Excelsus in manufactis habitat, sicut propheta dicit
-52 Quem prophetarum non sunt persecuti patr.
8-28 Legensque Isaïam prophetam
-30 Audivit eum legentem Isaïam prophetam
-34 De quo propheta dicit hoc?
10-43 Huic om. prophetæ testimonium perhibent
11-27 Supervenerunt ab Jerosolymis prophetæ
13- 1 Prophetæ et doctores, in quibus Barnabas
-15 Post lectionem autem legis et prophetarum
-20 Usque ad Samuël prophetam
-27 Et voces prophetarum, quæ per omne sabb.
-40 Ne superveniat vobis quod dictum est in prophetis
15-15 Et huic concordant verba prophetarum
-32 Et ipsi cum essent prophetæ
21-10 Supervenit quidam a Judæa propheta
24-14 Quæ in lege et prophetis scripta sunt
26-22 Quam ea quæ prophetæ locuti sunt
-27 Credis, rex Agrippa, prophetis?
28-23 Suadensque... ex lege Moysi et prophetis
-25 Locutus est per Isaiam prophetam ad patr.
Rom. 1- 2 Quod ante promiserat per prophetas suos
3-21 Testificata a lege et prophetis
11- 3 Domine, prophetas tuos occiderunt
16-26 Quod nunc patefactum est per scripturas prophetarum
1 Cor. 12-28 Primum Apostolos, secundo prophetas
-29 Numquid omnes prophetæ?
14-29 Prophetæ autem duo, aut tres dicant
-32 Spiritus prophetarum prophetis subjecti s.
-37 Si quis videtur propheta esse
Ephes. 2-20 Sup. fundamentum Apost. et prophetarum
3- 5 Revelatum est... et prophetis
4-11 Et ipse dedit... quosdam autem prophetas
1 Thes. 2-15 Occiderunt Jesum et prophetas
Tit. 1-12 Dixit quidam ex illis, proprius ips. propheta
Hebr. 1- 1 Olim Deus loquens patribus in prophetis
11-32 David, Samuël, et prophetis
Jacob. 5-10 Exemplum accipite... patientiæ, prophetas
1 Petr. 1-10 Atque scrutati sunt prophetæ
2 Petr. 2-16 Prohibuit prophetæ insipientiam
3- 2 Quæ prædixi, verborum a sanctis prophetis
Apoc. 2-20 Mulierem Jezabel, quæ se dicit propheten
10- 7 Sicut evangelizavit per servos s. prophetas
11-10 Quoniam hi duo prophetæ cruciaverunt eos
-18 Et reddere mercedem servis tuis prophetis
16- 6 Sanguinem sanctorum et prophetarum effuderunt

Apoc. 18-20 Et sancti Apostoli, et prophetæ
-24 Et in ea sanguis prophetarum et sanctorum
22- 6 Et Dominus Deus spirituum prophetarum
9 Et fratrum tuorum prophetarum

PROPHETIA.

1 Par. 15-22 Princeps Levitarum prophetiæ præerat
-27 Et Chonenias princeps prophetiæ
2 Par. 15- 8 Verba scilicet et prophetiam Azariæ
1 Esdr. 6-14 Juxta prophetiam Aggæi prophetæ
Judith. 6- 5 Si prophetiam tuam veram existimas
Prov. 29-18 Cum prophetia defecerit, dissipabitur pop.
Eccli. 24-46 Adhuc doctrin. quasi prophetiam effundam
46-23 In prophetia delere impietatem gentis
Jerem. 51-59 Saraïas autem erat princeps prophetiæ
Dan. 9-24 Et impleatur visio, et prophetia
Matth. 13-14 Et adimpletur in eis prophetia Isaïæ
Rom. 12- 6 Sive prophetiam secundum rationem fidei
1 Cor. 12-10 Alii operatio virtutum, alii prophetia
13- 2 Et si habuero prophetiam
- 8 Sive prophetiæ evacuabuntur
14- 6 Aut in scientia, aut in prophetia
-22 Prophetiæ autem non infidelibus
1 Thes. 5-20 Prophetias nolite spernere
1 Tim. 1-18 Secundum præcedentes in te prophetias
4-14 Quæ data est tibi per prophetiam
2 Petr. 1-20 Omnis prophetia Scripturæ propria interpretatione non fit
-21 Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia
Apoc. 1- 3 Beatus, qui legit et audit verba prophetiæ
11- 6 Ne pluat diebus prophetiæ ipsorum
19-10 Testimonium e. Jesu est spiritus prophetiæ
22- 7 Beatus, qui custodit verba prophetiæ libri
- 9 Qui servant verba prophetiæ libri hujus
-10 Ne signaveris verba prophetiæ libri hujus
-18 Audienti verba prophetiæ libri hujus
-19 Diminuerit de verbis libri prophetiæ hujus

PROPHETICUS.

2 Petr. 1-19 Habemus firmior. propheticum sermonem

PROPHETIS.

Judic. 4- 4 Debbora prophetis uxor Lapidoth
4 Reg. 22-14 Ad Oldam prophetidem uxorem Sellum
2 Par. 34-22 Ad Oldam prophetidem uxorem Sellum

PROPHETISSA.

Exod. 15-20 Sumpsit ergo Maria prophetissa
Isai. 8- 3 Et accessi ad prophetissam, et concepit
Luc. 2-36 Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel

PROPHETIZO.

Matth. 26-68 Prophetiza nobis, Christe, quis est qui te percussit?
Marc. 14-65 Cœperunt quidam.. et dicere ei: Prophetiza
Luc. 22-64 Prophetiza, quis est qui te percussit?

PROPHETO.

Num. 11-25 Prophetaverunt, nec ultra cessaverunt
-27 Cumq. prophetarent in castris, cucurrit puer Dicens: Eldad et Medad prophetant in castr.
-29 Quis tribuat ut omnis populus prophetet
1 Reg. 10- 5 Et tibiam, et citharam, ipsosq. prophetantes
- 6 Et prophetabis cum eis, et mutaberis in vir.
-10 Et prophetavit in medio eorum
-11 Quod esset cum prophetis, et prophetaret
-13 Cessavit a. prophetare, et venit ad excelsum
18-10 Et prophetabat in medio domus suæ
19-20 Et prophetare cœperunt etiam ipsi
-21 Misit et alios nuntios: prophetaverunt autem Qui et ipsi prophetaverunt
-23 Et prophetabat usque dum veniret in Najoth
-24 Et prophetavit cum cæteris coram Samuële
3 Reg. 18-29 Et illis prophetantibus venerat tempus
22- 8 Quia non prophetat mihi bonum, sed malum
-10 Universi prophetæ prophetabant in consp.
-12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant
-18 Quia non prophetat mihi bonum, sed...
1 Par. 25- 1 Qui prophetarent in citharis et psalteriis
- 2 Sub manu Asaph prophetantis juxta regem
- 3 Qui in cithara prophetabat super confitentes
2 Par. 18- 7 Quia non prophetat mihi bonum, sed malum
-11 Omnesque prophetæ similiter prophetabant
-17 Quod non prophetaret iste mihi quidq. boni
20-37 Prophetavit autem Eliezer filius Dodaü
1 Esdr. 5- 1 Prophetaverunt a. Aggæus propheta et Zach. Prophetantes ad Judæos, qui erant in Judæa
Judith. 6- 2 Quoniam prophetasti nobis
Eccli. 48-14 Et mortuum prophetavit corpus ejus
49-18 Et post mortem prophetaverunt
Jerem. 2- 8 Et prophetæ prophetaverunt in Baal
5-31 Prophetæ prophetabant mendacium
11-21 Non prophetabis in nomine Domini
14-14 Et seductionem cordis sui prophetant vobis
-15 Qui prophetant in nomine meo

Jerem. 14-16 Et populi, quibus prophetant, erunt project.
19-14 Miserat eum Dominus ad prophetandum
20- 1 Jeremiam prophetantem sermones istos
- 6 Amici tui, quibus prophetasti mendacium
23-13 Prophetabant in Baal, et decipiebant
-16 Qui prophetant vobis, et decipiunt vos
-21 Non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant
-25 Prophetantes in nomine meo mendacium
-26 Et prophetantium seductiones cordis sui
25-13 Quæcumque prophetavit Jeremias
-30 Prophetabis ad eos omnia verba hæc
26- 9 Quare prophetavit in nomine Domini
-11 Prophetavit adversus civitatem istam
-12 Dominus misit me, ut prophetarem
-20 Fuit quoque vir prophetans in nomine Do. Et prophetavit adversus civitatem istam
27-10 Quia mendacium prophetant vobis
-15 Ipsi prophetant in nomine meo mendaciter
-16 Prophetarum vestror., qui prophetant vobis Mendacium enim prophetant vobis
28- 6 Suscitet Dominus verba tua quæ prophetasti
- 8 Et prophetaverunt super terras multas
29- 9 Quia falso ipsi prophetant vobis
-21 Qui prophetant vobis in nomine meo
-26 Sup. o. virum arreptitium et prophetantem
-27 Jeremiam Anathothiten, qui prophetat v.
-31 Pro eo quod prophetavit vobis Semeias
37-18 Prophetæ vestri, qui prophetabant vobis
Ezech. 4- 7 Et prophetabis adversus eam
6- 2 Et prophetabis ad eos
11-13 Et factum est cum prophetarem
12-27 Et in tempora longa iste prophetat
13- 2 Vaticinare ad prophetas Israël qui prophetant: et dices prophetantibus de corde suo
-16 Prophetæ Isr. qui prophetant ad Jerusalem
-17 Quæ prophetant de corde suo
20-46 Et propheta ad saltum agri Meridiani
21- 2 Et propheta contra humum Israël
- 9 Fili hominis, propheta, et dices
-14 Tu ergo, fili hominis, propheta
-28 Et tu, fili hominis, propheta, et dic
25- 2 Et prophetabis de eis
28-21 Contra Sidonem : et prophetabis de ea
29- 2 Prophetabis de eo, et de Ægypto universa
30- 2 Fili hominis, propheta, et dic
34- 2 Fili hominis, propheta de pastoribus Israël : propheta, et dices pastoribus
35- 2 Et prophetabis de eo, et dices illi
36- 1 Propheta super montes Israël
37- 7 Et prophetavi sicut præceperat mihi Factus est autem sonitus, prophetante me
-10 Et prophetavi sicut præceperat mihi
38-17 Qui prophetaverunt in diebus illorum temp.
Joel. 2-28 Et prophetabunt filii vestri et filiæ vestræ
Amos. 2-12 Dicentes : Ne prophetetis
3- 8 Deus locutus est, quis non prophetabit ?
7-12 Comede ibi panem, et prophetabis ibi
-13 Non adjicies ultra ut prophetes
-15 Vade, propheta ad populum meum Israël
-16 Non prophetabis super Israel
Zach. 13- 3 Cum prophetaverit quispiam ultra Et configent eum... cum prophetaverit
- 4 Ex visione sua cum prophetaverit
Matth. 7-22 Nonne in nomine tuo prophetavimus ?
11-13 Usque ad Joannem, prophetaverunt
15- 7 Hypocritæ, bene prophetavit de vobis Isaïas
Marc. 7- 6 Bene prophetavit Isaïas de vobis hypocritis
Luc. 1-67 Et prophetavit, dicens:(-68) Benedictus Do.
Joan. 11-51 Prophetavit quod Jesus moriturus erat
Act. 2-17 Et prophetabunt filii vestri et filiæ vestræ
-18 Effundam de Spiritu meo, et prophetabunt
19- 6 Et loquebantur linguis, et prophetabant
21- 9 Quatuor filiæ virgines prophetantes
1 Cor. 11- 4 Om. vir orans aut prophetans velato capite
- 5 Mulier orans aut prophetans non velato
13- 9 Ex parte e. cogn., et ex parte prophetamus
14- 1 Magis autem ut prophetetis
- 3 Qui prophetat, hominibus loquitur ad ædif.
- 4 Qui a. prophetat, Ecclesiam Dei ædificat
- 5 Magis autem prophetare. Nam major est, qui prophetat, quam qui loquitur linguis
-24 Si a. omnes prophetent, intret a. quis infid.
-31 Potestis enim omnes per singulos prophetare
-39 Itaque, fratres, æmulamini prophetare
1 Petr. 1-10 Qui de futura in vobis gratia prophetaverunt
Judæ. -14 Prophetavit autem et de his septimus ab Adam Enoch
Apoc. 10-11 Oportet te iterum prophetare gentibus
11- 3 Prophetabunt diebus mille ducentis sexag.

PROPINO.

Isai. 27- 3 Ego Do. qui servo eam, repente propinabo
Jerem. 25-15 Et propinabis de illo cunctis gentibus
-17 Et propinavi cunctis gentibus, ad quas misit
Amos. 2-12 Et propinabitis Nazaræis vinum

PROPINQUITAS.

Ruth. 3-13 Si te voluerit propinquitatis jure retinere
4- 4 Si vis possidere jure propinquitatis : eme
- 6 Qui respondit : Cedo juri propinquitatis
Jerem. 32- 7 Tibi enim competit ex propinquitate ut emas

PROPINQUO.

Judic. 19- 9 Considera quod dies.. propinquat ad vesper.
Eccli. 35-20 Deprecatio illius usq. ad nubes propinquabit
-21 Et donec propinquet non consolabitur
Isai. 41- 1 Simul ad judicium propinquemus
Ezech. 23- 5 Insanivit in amatores suos, in Assyrios propinquantes

PROPINQUUS, A, UM.

Gen. 24-41 Cum veneris ad propinquos meos
Levit. 21- 2 Nisi tantum in consanguineis ac propinquis
25-25 Et voluerit propinquus ejus, potest redimere
Num. 35-19 Propinquus occisi homicidam interficiet
-24 Inter percuss. et propinquum sang. quæstio
Deut. 15- 3 Propinquum repetendi non habebis potest.
22- 2 Etiam si non est propinquus frater tuus
Josue. 5- 1 Qui propinqua possidebant Magni maris loca
Ruth. 2-20 Rursumq. ait : Propinquus noster est homo
3- 2 Propinquus noster est, et hac nocte aream hordei ventilat
- 9 Expande pallium... quia propinquus es
-12 Nec abnuo me propinquum sed est alius me propinquior
4- 1 Cumque vidisset propinquum præterire
- 3 Quibus sedent., locutus est ad propinquum
- 4 Nullus enim est propinquus, excepto te
- 5 Ut suscites nomen propinqui tui in hæredit.
- 7 Erat mos antiquitus in Isr. inter propinquos
- 8 Dixit ergo propinquo suo Booz
3 Reg. 16-11 Non derelinquit... propinquos et amicos ej.
Tobiæ. 6-11 Est hic... vir propinquus de tribu tua
Job. 19-14 Dereliquerunt me propinqui mei
21- 8 Propinquorum turba et nep. in consp. eor.
31-34 Et despectio propinquorum terruit me
Prov. 11-17 Qui a. crudelis est, etiam propinquos abjicit
23-11 Propinquus enim illorum fortis est
Jerem. 32- 8 Et tu propinquus es ut possideas
Ezech. 7- 8 De propinquo effundam iram meam super te
11-15 Fratres tui, viri propinqui tui
Amos. 6-10 Et tollet eum propinquus suus
2 Mac. 11- 1 Lysias procurator regis, et propinquus

PROPIOR.

2 Reg. 19-42 Quia mihi propior est rex
Rom. 13-11 Nunc enim propior est nostra salus

PROPITIATIO.

Levit. 23-28 Quia dies propitiationis est
25- 9 Propitiationis tempore in universa terra v.
1 Par. 28-11 Et domus propitiationis
Psal. 129- 4 Quia apud te propitiatio est
Eccli. 7-36 Ut perficiatur propitiatio et benedictio tua
17-28 Et propitiatio illius convertentibus ad se
18-11 Ideo adimplevit propitiationem suam
-20 Et in conspectu Dei invenies propitiationem
28- 5 Et propitiationem petit a Deo ?
35- 3 Et propitiationem litare sacrificii
Isai. 43- 3 Dedi propitiationem tuam Ægyptum
Dan. 9- 9 Deo nostro misericordia et propitiatio
Rom. 3-25 Quem proposuit Deus propitiationem
1 Joan. 2- 2 Et ipse est propitiatio pro peccatis nostris
4-10 Misit Filium suum propitiationem

PROPITIATORIUM.

Exod. 25-17 Facies et propitiatorium de auro mundiss.
-20 Utrumq. latus propitiatorii tegant expand. Versis vultibus in propitiatorium
-22 Et loquar ad te supra propitiatorium
26-34 Pones et propitiatorium super arcam
30- 6 Coram propitiatorio quo tegitur testimon.
31- 7 Et arcam testimonii, et propitiatorium
35-12 Arcam et vectes, propitiatorium
37- 6 Fecit et propitiatorium, id est, oraculum
- 7 Quos posuit ex utraque parte propitiatorii
- 8 In singulis summitatibus propitiatorii
- 9 Extendentes alas, et tegentes propitiatorium
39-34 Velum, arcam, vectes, propitiatorium
Levit. 16- 2 Quod est intra velum coram propitiatorio
-14 Contra propitiatorium ad Orientem
Num. 7-89 Vocem loquentis ad se de propitiatorio
Hebr. 9- 5 Cherubim gloriæ obumbrantia propitiatorium

PROPITIATUS.

Eccli. 5- 5 De propitiato peccato non esse sine metu

PROPITIOR.

Gen. 32-20 Forsitan propitiabitur mihi
Exod. 30-16 Et propitietur animabus eorum
Levit. 23-28 Ut propitietur vobis Dominus
2 Reg. 24-25 Et propitiatus est Dominus terræ
3 Reg. 8-50 Et propitiaberis populo tuo
4 Reg. 24- 4 Et ob hanc rem noluit Dominus propitiari
2 Par. 6-21 Exaudi de habitaculo tuo... et propitiare
-25 Propitiare peccato populi tui Israel
-30 Propitiare, et redde unicuiq. secundum vias
30-18 Dominus bonus propitiabitur
Job. 33-24 Inveni in quo ei propitier
Psal. 24-11 Domine, propitiaberis peccato meo
64- 4 Et impietatibus nostris tu propitiaberis
102- 3 Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis
Eccli. 34-23 Nec in multitudine... propitiabitur peccatis
Jerem. 18-23 Ne propitieris iniquitati eorum
31-34 Quia propitiabor iniquitati eorum

PROPITIUS, A, UM.

Gen. 33-10 Esto mihi propitius
Levit. 4-20 Propitius erit eis Dominus
Num. 14- 8 Si propitius fuerit Dom., inducet nos in eam
-19 Sicut propitius fuisti egredientibus de Ægyp.
30- 9 Propitius erit ei Dominus
-13 Maritus contradixit, et Dom. ei propitius erit
Deut. 21- 8 Propitius esto populo tuo Israël
32-43 Et propitius erit terræ populi sui
1 Reg. 24- 7 Propitius sit mihi Dom., ne faciam hanc rem
26-11 Propitius sit mihi Dominus, ne extendam manum meam
2 Reg. 23-17 Dicens : Propitius sit mihi Dominus
3 Reg. 8-30 Et cum exaudieris, propitius eris
21- 3 Propitius sit mihi Dominus
2 Par. 7-14 Et propitius ero peccatis eorum
2 Esdr. 9-17 Tu a. Deus propitius, clemens et misericors
Esth. 13-17 Et propitius esto sorti et funiculo tuo
Psal. 77-38 Et propitius fiet peccatis eorum
78- 9 Et propitius esto peccatis nostris
98- 8 Deus, tu propitius fuisti eis
Jerem. 5- 1 Quærentem fidem : et propitius ero ei
- 7 Super quo propitius tibi esse potero ?
33- 8 Et propitius ero cunctis iniquitatibus eor.
36- 3 Et propitius ero iniquitati et peccato eorum
50-20 Quoniam propitius ero eis quos reliquero
Amos. 7- 2 Domine Deus, propitius esto, obsecro
1 Mac. 2-21 Propitius sit nobis Deus
2 Mac. 2- 7 Donec congreget Deus... et propitius fiat
-23 Dom. cum omni tranquillitate propitio facto
7-37 Deum maturius genti nostræ propitium fieri
10-26 Ut sibi propitius, inimicis autem eorum esset inimicus
Luc. 18-13 Deus propitius esto mihi peccatori
Hebr. 8-12 Quia propitius ero iniquitatibus eorum

PROPIUS. *Vid.* PROPE.

PROPIUS. *Vid.* PROPE.

PROPONO.

Exod. 21- 1 Hæc sunt judicia quæ propones eis
Deut. 4- 8 Et univ. legem, quam ego proponam hodie
-44 Ista est lex, quam proposuit Moyses
11-26 En propono in conspectu vestro hodie benedictionem et maledictionem
30- 1 Maledictio quam proposui in conspectu tuo
-15 Proposuerim in conspectu tuo vitam
-19 Quod proposuerim vobis vitam et mortem
Josue. 24-25 Et proposuit populo præcepta atq. judicia
Judic. 14-12 Proponam vobis problema
-13 Propone problema, ut audiamus
-16 Problema, quod proposuisti filiis populi mei
2 Reg. 5- 8 Proposuerat e. David in die illa præmium
3 Reg. 9- 6 Cæremonias meas, quas proposui vobis
10- 3 Et docuit eam Salomon omnia verba quæ proposuerat
2 Par. 7-19 Et præcepta mea, quæ proposui vobis
9- 2 Exposuit ei Salom. omnia quæ proposuerat
13-11 Et proponuntur panes in mensa mundissima
1 Esdr. 5-13 Cyrus rex proposuit edictum
Esth. 16-19 In cunctis urbibus proponatur
Job. 11-18 Et habebis fiduciam, proposita tibi spe
23- 7 Proponat æquitatem contra me
Psal. 53- 5 Et non proposuerunt Deum ante conspect.
85-14 Non proposuerunt te in conspectu suo
100- 3 Non proponebam ante oculos m. rem injust.
136- 6 Si non proposuero Jerusalem in principio
Prov. 9- 2 Miscuit vinum, et proposuit mensam suam
Eccle. 1-13 Et proposui in animo meo quærere et invest.
Sap. 7-10 Et proposui pro luce habere illam
8- 9 Proposui ergo hanc adducere mihi ad convivendum
Prolog. Eccli. Qui secundum legem Domini proposuerint vitam agere
Ezech. 17- 2 Fili hominis, propone ænigma, et narra par.
27-16 Et chodchod proposuerunt in mercatu tuo
-17 Et resinam proposuerunt in nundinis tuis
-19 In nundinis tuis proposuerunt ferrum fabr.
22 Auro, quod proposuerunt in mercatu tuo

Dan. 1- 8 Proposuit autem Daniel in corde suo
4- 3 Et per me propositum est decretum
6- 9 Rex Darius proposuit edictum, et statuit
2 Mac. 1- 8 Accendimus lucernas, et proposuimus panes
-15 Cumq. proposuissent eas sacerdotes Naneæ
Matth. 13-24 Aliam parabolam proposuit illis
-31 Aliam parabolam proposuit eis
Act. 11-29 Proposuerunt sing. in ministerium mittere
19-21 Proposuit Paulus in Spiritu... ire Jerosol.
20-16 Proposuerat e. Paulus transnavigare Ephes.
Rom. 1-13 Quia sæpe proposui venire ad vos
3-25 Quem proposuit Deus propitiationem
Ephes. 1- 9 Beneplacitum ejus, quod proposuit in eo
1 Tim. 4- 6 Hæc proponens fratribus, bonus eris minist.
Hebr. 6-18 Ad tenendam propositam spem
12- 1 Curramus ad propositum nobis certamen
- 2 Qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem

PROPOSITIO.

Exod. 25-30 Et pones super mensam panes propositionis
35-13 Mensam cum vectibus et vasis, et propositionis panibus
39-35 Mensam cum... et propositionis panibus
40-21 Ordinatis coram propositionis panibus
Levit. 21- 8 Et panes propositionis offerunt
Num. 4- 7 Mensam quoque propositionis involvent
8- 2 Respiciant ad mensam panum propositionis
Judic. 14-14 Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere
-18 Non invenissetis propositionem meam
1 Reg. 21- 6 Nisi tantum panes propositionis
3 Reg. 7-48 Super quam ponerentur panes propositionis
18-24 Omnis populus ait : Optima propositio
1 Par. 9-32 Super panes erant propositionis
23-29 Sacerdotes autem super panes propositionis
28-16 Aurum quoq. dedit in mensas propositionis
2 Par. 2- 4 Et ad propositionem panum sempiternam
4-19 Et super eas panes propositionis
29-18 Mensam propositionis cum omnibus vasis
2 Esdr. 10-33 Ad panes propositionis, et ad sacrificium
Psal. 48- 5 Aperiam in psalterio propositionem meam
77- 2 Loquar propositiones ab initio
Eccli. 17-24 Et sta in sorte propositionis
Dan. 8-23 Impudens facie, et intelligens propositiones
1 Mac. 1-23 Mensam propositionis, et libatoria, et phial.
2 Mac. 10- 3 Panes propositionis posuerunt
Matth. 12- 4 Et panes propositionis comedit
Marc. 2-26 Et panes propositionis manducavit
Luc. 6- 4 Panes propositionis sumpsit, et manducavit
Hebr. 9- 2 Et propositio panum, quæ dicitur sancta

PROPOSITUM.

1 Mac. 8-30 Facient ex proposito suo
2 Mac. 3- 8 Revera autem regis propositum perfecturus
9-27 Sequentem propositum meum et communem vobis fore
14-38 Continentiæ propositum tenuit in Judaïsmo
Act. 11-23 Hortabat. o. in proposito cordis permanere
27-13 Æstimantes propositum se tenere
Rom. 4- 5 Secundum propositum gratiæ Dei
8-28 Qui secund. propositum vocati sunt sancti
9-11 Secund. electionem propositum D. maneret
Ephes. 1- 5 Secundum propositum voluntatis suæ
-11 Prædestinati secundum propositum ejus
2 Tim. 1- 9 Sed secundum propositum suum
3-10 Institutionem, propositum, fidem

PROPRIE.

Gen. 44-32 Ego proprie servus tuus sim
Prov. 19-14 A Domino autem proprie uxor prudens

PROPRIETAS.

Gen. 31-47 Uterque juxta proprietatem linguæ suæ

PROPRIUS, A, UM.

Gen. 49-28 Benedixitq. singulis, benedictionib. propriis
Exod. 35-26 Sponte propria cuncta tribuentes
Num. 7- 9 Et onera propriis portant humeris
16-28 Et non ex proprio ea corde protulerim
Deut. 23-23 Et propria voluntate et ore tuo locutus es
Judic. 5- 9 Propria voluntate obtulistis vos discrimini
1 Par. 9-23 Ducenti duod. : et descripti in villis propriis
2 Par. 6-22 Ut reddas iniquo viam s. in caput proprium
31- 2 Constituit... unumquemq. in officio proprio
- 3 Ut de propria ejus substantia offerretur hol.
Judith. 9-12 Ut gladio proprio ejus superbia amputetur
Job. 19-16 Ore proprio deprecabar illum
Prov. 6- 2 Et captus propriis sermonibus
11-24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt
Eccli. 11-36 Et abalienabit te a tuis propriis
1 Mac. 15- 6 Permitto tibi facere percussuram proprii numismatis
2 Mac. 4-21 Propriis utilitatibus consulens
-26 Qui proprium fratrem captivaverat
11-26 Et utilitatibus propriis deserviant

Matth. 25-15 Unicuique secundum propriam virtutem
Joan. 1-11 In propria venit, et sui eum non receperunt
7-18 Gloriam propriam quærit
8-44 Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur
10- 3 Et proprias oves vocat nominatim
- 4 Et cum proprias oves emiserit
-12 Cujus non sunt oves propriæ
16-32 Ut dispergamini unusquisque in propria
Rom. 8-32 Qui etiam proprio Filio suo non pepercit
1 Cor. 3- 8 Unusquisq. a. propriam mercedem accipiet
7- 7 Unusquisq. proprium donum habet ex Deo
15-38 Et unicuique seminum proprium corpus
2 Cor. 5-10 Ut referat unusquisque propria corporis
Tit. 1-12 Quidam ex illis, proprius ipsorum propheta
3-11 Cum sit proprio judicio condemnatus
Hebr. 9-12 Sed per proprium sanguinem introivit
1 Petr. 3- 5 Ornabant se, subjectæ propriis viris
2 Petr. 1- 3 Qui vocavit nos propria gloria et virtute
-20 Omnis prophetia Scripturæ propria interpretatione non fit
3- 3 Juxta proprias concupiscentias ambulantes
-17 Errore traducti, excidatis a propria firmitate

PROPTER.

Gen. 7- 7 Ingressus... in arcam propter aquas diluvii
8-21 Nequaquam ultra maledicam terræ propter homines
12-13 Ut bene sit mihi propter te
-16 Abram vero bene usi sunt propter illam
-17 Propter Saraï uxorem Abram
18-19 Ut adducat Dominus propter Abraham
-24 Non parces loco illi propter quinq. justos ?
-26 Dimittam omni loco propter eos
-28 Delebis propter quadraginta quinque...?
-29 Non percutiam propter quadraginta
-31 Non interficiam propter viginti
-32 Non delebo propter decem
20- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti
-11 Et interficient me propter uxorem meam
-18 Propter Saram uxorem Abrahæ
21-25 Increpavit Abimelech propter puteum aquæ
22-12 Non pepercisti unigenito filio t. propter me
-16 Non pepercisti filio t. unigenito propter me
26- 7 Interficerent eum propter illius pulchritud.
- 9 Timui ne morerer propter eam
-24 Propter servum meum Abraham
27-46 Tædet me vitæ meæ propter filias Heth
30-27 Quia benedixerit mihi Deus propter te
38-29 Quare divisa est propter te maceria ?
39- 5 Benedixitq. Do. domui Ægyptii propter Jos.
43-18 Propter pecuniam, quam retulimus prius
Exod. 2-23 Propter opera vociferati sunt
3- 7 Propter duritiam eor. qui præsunt operib.
6- 9 Propter angustiam spiritus, et opus duriss.
9-11 Propter ulcera quæ in illis erant
16-29 Propter hoc die sexta tribuit vobis cibos
17- 7 Propter jurgium filiorum Israel
18- 8 Quæ feceratDomin... Ægyptiis propter Isr.
32-25 Spoliaverat e. eum Aaron propter ignomin.
Levit. 26-18 Addam correptiones vestras septuplum propter peccata vestra
-21 Plagas vestras in septuplum propter peccata
-24 Percutiam vos septies propter peccata vest.
-28 Corripiam vos septem plagis propter pecc.
-39 Et propter peccata patrum suorum
-43 Patiens solitudinem propter illos
Num. 12- 1 Propter uxorem ejus Æthiopissam
19-11 Propter hoc septem diebus fuerit immund.
24- 7 Tolletur propter Agag, rex ejus
32-17 Propter habitatorum insidias
Deut. 1-37 Iratus Dominus propter vos dixerit
3-26 Iratusque est Dominus mihi propter vos
4-21 Iratusq. est Do. contra me propter sermon.
9- 4 Propter justitiam meam introduxit me Do.
Cum propter impietates suas istæ deletæ sint
- 5 Neque enim propter justitias tuas
- 6 Non propter justitias tuas
-18 Propter omnia peccata vestra quæ gessistis
18-12 Propter istiusmodi scelera delebit eos
19- 3 Qui propter homicidium profugus est
24- 1 Propter aliquam fœditatem
28-20 Propter adinventiones tuas pessimas, in quibus reliquisti me
-47 Propter rerum omnium abundantiam
-56 Propter mollitiem et teneritudinem nimiam
-57 Propter rerum omnium penuriam
-67 Propter cordis tui formidinem
Et propter ea quæ tuis videbis oculis
31-18 Propter omnia mala quæ fecit
32-27 Sed propter iram inimicorum distuli
1 Reg. 3-13 Judicaturus essem domum ej... propter iniq.
5- 5 Propter hanc causam non calcant sacerdotes
9- 6 De via nostra, propter quam venimus
12-22 Propter nomen suum magnum

1 Reg. 21- 2 Nemo sciat rem propter quam missus es
23-10 Ut evertat urbem propter me
-28 Propter hoc vocaverunt locum illum Petram
27- 6 Propter quam causam facta est Siceleg reg.
28-10 Non eveniet tibi quidquam mali propter hanc rem
2 Reg. 3- 8 Qui iratus nimis propter verba Isboseth
6-12 Et omnia ejus propter arcam Dei
7-21 Propter verbum tuum, et secundum cor t.
-23 Propter quam ivit Deus, ut redimeret eam
9- 1 Faciam cum eo misericord. propter Jonath.
- 7 Faciam in te misericordiam propter Jonath.
10- 3 Putas quod propter honorem patris tui
12-14 Propter verbum hoc, filius.. morte morietur
-21 Propter infantem... jejunasti et flebas
13- 2 Ita ut propter amorem ejus ægrotaret
19- 9 Et nunc fugit de terra propter Absalom
20-12 Ne subsisterent transeuntes propter eum
21- 1 Dixitque Dom.: Propter Saül et domum ejus
- 7 Propter jusjurandum Domini, quod fuerat
3 Reg. 5- 3 Propter bella imminentia per circuitum
7-47 Propter multitudinem autem nimiam
8-11 Et ministrare propter nebulam
-31 Venerit propter juramentum coram altari t.
-35 Et non pluerit propter peccata eorum
Conversi fuerint propter afflictionem suam
-41 Venerit de terra longinqua propter nomen t.
11-12 Non faciam, propter David patrem tuum
-13 Propter David servum meum, et Jerusalem
-32 Propter servum meum David, et Jerus. civ.
-34 Propter David servum meum, quem elegi
13-34 Propter hanc causam peccavit domus Jerob.
14-16 Propter peccata Jeroboam, qui peccavit
15- 4 Propter David dedit ei Dom... lucernam
-30 Propter peccata Jeroboam, quæ peccaverat
Et propter delictum, quo irritaverat Dom.
16-13 Propter universa peccata Baasa
20- 9 Propter quæ misisti ad me servum tuum
22-49 Quæ navigarent in Ophir propter aurum
4 Reg. 8-19 Disperdere Judam, propter David servum s.
9-15 Ut curaretur in Jezrahel propter vulnera
13-23 Propter pactum s. quod habebat cum Abrah.
16-18 Propter regem Assyriorum
18-24 Fiduciam habes in Ægypto propter currus
19-34 Salvabo eam propter me, et propter David
20- 6 Protegam urbem istam propter me, et propter David servum meum
23-26 Propter irritationes, quibus provocaverat
24- 3 Propter peccata Manasse universa quæ fecit
- 4 Propter sanguinem innoxium, quem effudit
1 Par. 9- 1 Translatique sunt in Babylonem propter delictum suum
10-13 Mortuus est ergo Saül propter iniquitates s.
-14 Propter quod interfecit eum
17-19 Propter famulum t. juxta cor tuum fecisti
2 Par. 5-14 Nec possent... ministrare propter caliginem
6-26 Pluvia non fluxerit propter peccata populi
-32 Propter nomen tuum magnum, et propter manum tuam robustam
16- 9 Propter hoc ex præsenti tempore adversum te bella consurgent
17- 6 Sumpsisset cor ejus audaciam propter vias
21- 7 Propter pactum quod inierat cum eo
24-18 Contra Jud. et Jer. propter hoc peccatum
25-20 Traderetur in manus host. propter deos Ed.
26- 8 Propter crebras victorias
28-15 Unxissentque propter laborem, et adhib.
-19 Propter Achaz regem Juda
29- 9 Captivæ ductæ sunt propter hoc scelus
2 Esdr. 5-15 Non feci ita propter timorem Dei
6- 6 Propter quam causam
9-37 Posuisti super nos propter peccata nostra
Tobiæ. 1-21 Fecerat Deus propter blasphemiam suam
4- 4 Quanta pericula passa sit propter te in utero
13- 5 Castigavit nos propter iniquitates nostras
Salvabit nos propter misericordiam suam
Judith. 6-12 Voluisset propter hoc verb. interficere eum
-13 Propter hoc quod dixisset : Deus cœli defens
7-13 Et propter hoc vendidit nos Deus
13-25 Propter angustias et tribulationem generis
Job. 10-16 Propter superbiam quasi leænam capies me
18- 4 Numquid propter te derelinquetur terra ?
22- 5 Et non propter malitiam tuam plurimam
23-17 Non e. perii propter imminentes tenebras
34-30 Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi
35- 9 Propter multitudinem calumniatorum clamabunt : et ejulabunt propter vim brachii tyrannorum
-12 Non exaudiet propter superbiam malorum
Psal. 5- 9 Propter inim. m. dirige in consp. t. viam
6- 5 Salvum me fac propter misericordiam tuam
7- 8 Et propter hanc in altum regredere
8- 3 Perfecisti laudem propter inimicos tuos
H. 10-13 Propter quid irritavit impius Deum ?

Psal. 11- 6 Propter miseriam inopum, et gemitum
15- 9 Propter hoc lætatum est cor meum
16- 4 Propter verba labiorum t. ego custodivi vias
22- 3 Deduxit me super semitas justitiæ, propter nomen suum
24- 7 Propter bonitatem tuam, Domine
- 8 Propter hoc leg. dedit delinquentibus in via
-11 Propter nomen tuum, Dom., propitiaberis
26-11 Et dirige me... propter inimicos meos
30- 4 Et propter nomen tuum deduces me
38 12 Propter iniquitatem corripuisti hominem
40-13 Me autem propter innocentiam suscepisti
43-22 Quoniam propter te mortificamur tota die
-26 Et redime nos propter nomen tuum
44- 5 Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam
47-12 Exultent filiæ Judæ propter judicia tua, Do.
68- 8 Quoniam propter te sustinui opprobrium
-19 Propter inimicos meos eripe me
72-18 Verumtamen propter dolos posuisti eis
-19 Perierunt propter iniquitatem suam
78- 9 Propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos : et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum
96- 8 Exultaverunt filiæ Judæ propter judicia tua
105- 8 Et salvavit eos propter nomen suum
-32 Et vexatus est Moyses propter eos
106-17 Propter injustitias enim suas humiliati sunt
108-21 Domine, fac mecum propter nomen tuum
-24 Et caro mea immutata est propter oleum
115-10 Credidi, propter quod locutus sum
118-112 Inclinavi cor meum..propter retributionem
-154 Propter eloquium tuum vivifica me
121- 8 Propter fratres meos et proximos meos
- 9 Propter domum Domini Dei nostri
129- 4 Et propter legem tuam sustinui te, Domine
131-10 Propter David servum tuum, non avertas
142-11 Propter nomen tuum, Dom., vivificabis me
Prov. 6-32 Propter cordis inopiam perdet animam s.
12-13 Propter peccata labior. ruina proximat malo
-26 Qui negligit damn. propter amicum, justus
16- 4 Universa propter semetipsum operatus est
20- 4 Propter frigus piger arare noluit
22-11 Propter gratiam labiorum suorum habebit amicum regem
28- 2 Propter peccata terræ multi principes ejus : et propter hominis sapientiam...vita ducis longior erit
Cant. 3- 8 Propter timores nocturnos
-10 Med. charitate constravit propter filias Jer.
6-11 Conturbavit me propter quadrigas Amin.
Sap. 1- 8 Propter hoc qui loquitur iniqua
4-14 Propter hoc properavit educere illum
6-16 Qui vigilaverit propter illam, cito securus
7- 7 Propter hoc optavi, et datus est mihi sensus
-14 Propter disciplinæ dona commendati
-24 Attingit a. ubiq. propter suam munditiam
8-10 Habebo propter hanc claritatem ad turbas
10- 4 Propter quem, cum aqua deleret terram
11-24 Dissimulas peccata hom. propter pœnitent.
12-25 Propter hoc tanquam pueris insensatis jud.
-27 Propter quod et finis condemnationis eorum venit super illos
14- 5 Propter hoc etiam et exiguo ligno credunt
-11 Propter hoc et in idolis nationum non erit
-17 Propter hoc quod longe essent
16- 1 Propter hæc, et per his similia passi sunt
- 3 Propter ea quæ illis ostensa et missa sunt
-25 Propter hoc et tunc in omnia transfigurata
17- 1 Propter hoc indisciplinatæ animæ erraver.
18- 3 Propter quod ignis ardentem columnam ducem habuerunt
-13 Non credentes propter veneficia
-18 Propter quam moriebatur, causam demons.
Eccli. 4- 5 De inope ne avertas oculos t. propter iram
5- 3 Quis me subjiciet propter facta mea ?
9- 9 Propter speciem mulieris multi perierunt
10- 8 Propter injustitias, et injurias, et contumel.
-33 Qui honorificatur propter substantiam s.
18- 9 Propter hoc patiens est Deus in illis
20-11 Est propter gloriam minoratio
27- 1 Propter inopiam multi deliquerunt
29-12 Propter mandatum assume pauperem
-13 Perde pecuniam propter fratrem
32- 3 Ut læteris propter illos
35- 7 Hæc e. omnia propter mandatum Dei fiunt
37-34 Propter crapulam multi obierunt
38- 1 Honora medicum propter necessitatem
-14 Propter conversationem illorum
-17 Propter delaturam a. amare fer luctum
Et consolare propter tristitiam
-18 Vel duobus propter detractionem
-32 Positus est semper propter opus suum
40-10 Et propter illos factus est cataclysmus
41-10 Quoniam propter illum sunt in opprobrio

Eccli. 43-28 Propter ipsum confirmatus est itineris finis
44-13 Filii eor. propter illos usq. in ætern. manent
-24 Fecit propter Abraham patrem ejus
45-22 Propter invidiam circumdederunt illum
47-14 Et propter illum dejecit omnem potentiam
51-28 Propter hoc non derelinquar
Isai. 1-24 Propter hoc, ait Dom. Deus exercituum
5-24 Propter hoc sicut devorat stipulam lingua
7-14 Propter hoc dabit Dom. ipse vobis signum
8- 7 Propter hoc ecce Dominus adducet
9-17 Propter hoc super adolescentulis ejus
10-16 Propter hoc mittet dominator Dominus
-24 Propter hoc, hæc dicit Dominus
13- 7 Propter hoc, omnes manus dissolventur
-13 Propter indignationem Domini exercituum
Et propter diem iræ furoris ejus
24- 6 Propter hoc maledictio vorabit terram
-15 Propter hoc in doctrinis glorificate Dom.
28-14 Propter hoc audite verbum Domini
29-22 Propter hoc, hæc dicit Dominus
37-35 Ut salvem eam propter me, et propter David servum meum
43-14 Propter vos misi in Babylonem
-25 Qui deleo iniquitates tuas propter me
45- 4 Propter servum meum Jacob
47- 9 Propter multitudinem maleficiorum tuorum, et propter duritiam incantatorum
48- 9 Propter nomen meum longe faciam furorem
-11 Propter me, propter me faciam
49- 7 Et adorabunt propter Dominum
52- 6 Propter hoc sciet populus meus nomen m.
53- 5 Vulneratus est propter iniquitates nostras
Attritus est propter scelera nostra
- 8 Propter scelus populi mei percussi eum
55- 5 Ad te current, propter Dom. Deum tuum
57-17 Propter iniquitatem avaritiæ ejus
59- 9 Propter hoc elongatum est judicium
61- 7 Propter hoc in terra sua duplicia possideb.
62- 1 Propter Sion non tacebo, et propter Jerusalem non quiescam
63-17 Convertere propter servos tuos
65- 8 Sic faciam propter servos meos
-13 Propter hoc hæc dicit Dominus Deus
66- 5 Et abjicientes propter nomen meum
Jerem. 4- 4 Propter malitiam cogitationum vestrarum
-31 Defecit anima mea propter interfectos
7-12 Propter malitiam populi mei Israel
12- 4 Propter malitiam habitantium in ea
-13 Propter iram furoris Domini
13-22 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
14- 4 Propter terræ vastitatem
- 7 Domine, fac propter nomen tuum
-21 Ne des nos in opprobrium propter nomen
15- 4 Propter Manassen filium Ezechiæ regis
-15 Quoniam sustinui propter te opprobrium
-19 Propter hoc hæc dicit Dominus
17- 3 Propter peccata in universis finibus tuis
21-12 Propter malitiam studiorum vestrorum
23- 7 Propter hoc ecce dies veniunt
-27 Propter somnia eorum, quæ narrat unusq.
Obliti sunt... nominis mei propter Baal
-38 Propter hoc hæc dicit Dominus
26- 3 Propter malitiam studiorum eorum
30-14 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
-15 Propter multitudinem iniquitatis tuæ, et propter dura peccata tua
31-37 Propter omnia quæ fecerunt
32-32 Propter malitiam filiorum Israël
-36 Et nunc propter ista, hæc dicit Dominus
33- 5 Propter omnem malitiam eorum
37-10 Propter exercitum Pharaonis
38-19 Sollicitus sum propter Judæos qui transfug.
41- 9 Virorum quos percussit propter Godoliam
Propter Baasa regem Israël
42-15 Propter hoc nunc audite verbum Domini
44- 3 Propter malitiam quam fecerunt
-22 Propter malitiam studiorum vestrorum
Et propter abominationes, quas fecistis
48-27 Propter verba ergo tua quæ... locutus es
Thren. 1- 5 Propter multitudinem iniquitatum ejus
-22 Vindemiasti me propter omnes iniquitates
4-13 Propter peccata prophetarum ejus
5-18 Propter montem Sion quia disperiit
Baruc. 2- 1 Propter quod statuit Dominus Deus noster
-14 Et educ nos propter te
-26 Propter iniquitatem domus Israël
3- 7 Quia propter hoc dedisti timorem tuum
-28 Interierunt propter suam insipientiam
4- 6 Propter quod in ira ad iracundiam provoc.
-12 Derelicta sum propter peccata filiorum m.
6- 1 Propter peccata, quæ peccastis ante D.
-12 Propter pulverem domus, qui est plurimus
-68 Propter quod ne timeatis eos
Ezech. 5- 9 Propter omnes abominationes tuas
7-20 Propter hoc dedi eis illud in immunditiam

Ezech. 12-19 Propter iniquitatem omnium qui habitant
13-19 Propter pugillum hordei, et fragmen panis
-20 Propter hoc hæc dicit Dominus Deus
14- 4 Propter hoc loquere eis, et dices ad eos
-15 Non sit pertransiens propter bestias
16-14 Propter speciem tuam : quia perfecta eras
20- 9 Et feci propter nomen meum
-26 Pollui eos in muneribus..propter delicta su
-44 Cum benefecero vobis propter nomen meun
27-16 Propter multitudinem operum tuorum
33-29 Propter universas abominationes suas
36-22 Non propter vos ego faciam, domus Israël, sed propter nomen sanctum meum
-32 Non propter vos ego faciam, ait Dominus
43- 8 Propter quod consumpsi eos in ira mea
Dan. 3-28 Induxisti omnia hæc propter peccata nost.
-34 Ne...tradas nos in perpet. propter nomen t.
-35 Propter Abraham dilectum tuum
-37 Sumusque humiles... propter peccata nost.
5-19 Et propter magnificentiam quam dederat ei
7-11 Aspiciebam propter vocem sermonum gran.
8-12 Contra juge sacrificium propter peccata
9- 7 Ad quas ejecisti eos, propter iniquitates eor.
-16 Propter peccata enim nostra et iniquitates
-17 Quod desertum est, propter temetipsum
-19 Ne moreris propter temetipsum
10-12 Et ego veni propter sermones tuos
Osee. 2- 6 Propter hoc ecce ego sepiam viam tuam
-14 Propter hoc, ecce ego lactabo eam
4- 3 Propter hoc lugebit terra
6- 5 Propter hoc dolavi in prophetis
9- 7 Propter multitudinem iniquitatis tuæ
-15 Propter malitiam adinventionum eorum
10-10 Cum corripientur propter duas iniquitates
Amos. 7-17 Propter hoc hæc dicit Dominus
Abdiæ. -10 Propter interfectionem et propter iniquitatem in fratrem tuum Jacob
Jonæ. 1-12 Propter me tempestas hæc grandis venit
4- 2 Propter hoc præoccupavi ut fugerem
Mich. 2- 5 Propter hoc non erit tibi mittens funiculum
-10 Propter immunditiam ejus corrumpetur
3-12 Propter hoc, causa vestri, Sion quasi ager arabitur
5- 3 Propter hoc dabit eos usque ad tempus
7-13 Terra erit in desolationem propter habitatores suos, et propter fructum cogitationum
Nahum. 3- 4 Propter multitudinem fornicationum
-14 Aquam propter obsidionem hauri tibi
Habac. 1- 4 Propter hoc lacerata est lex
-17 Propter hoc ergo expandit sagenam suam
2- 8 Propter sanguinem hominis, et iniquitatem
Soph. 3- 7 Propter omnia in quibus visitavi eam
Aggæi. 1-10 Propter hoc super vos prohibiti sunt cœli
Zach. 11- 7 Et pascam pecus occisionis propter hoc
Malac. 2- 9 Propter quod et ego dedi vos contemptibiles
1 *Mac.* 1-40 Et fugerunt habitatores Jerus. propter eos
3-29 Tributa regionis modica propter dissension.
6-24 Propter hoc alienabant se a nobis
-59 Propter legitima e. ipsor., quæ despeximus
9-10 Moriamur in virtute propter fratres nostros
11-33 Propter benignitatem ipsorum
13- 4 Perierunt fratres mei omnes propter Israël
-15 Propter negotia quæ habuit
2 *Mac.* 2-25 Narrationes historiarum propter multitud.
-28 Aliorum voluntati parere propter multorum gratiam
3- 1 Propter Oniæ pontificis pietatem
-33 Propter eum Dominus tibi vitam donavit
4-13 Propter impii et non sacerdotis Jasonis... inauditum scelus
-20 Propter præsentes a. datæ sunt in fabricam
-21 Propter primates Ptolemæi Philomet. regis
-37 Contristatus itaque animo Antiochus propter Oniam
-50 Propter eorum, qui in potentia erant, avaritiam
5-17 Propter peccata habitantium civitatem
Propter quod et accidit circa locum despect.
-19 Verum non propter locum, gentem, sed propter gentem, locum Deus elegit
-21 Deducturum propter mentis elationem
6-11 Propter religionem et observantiam
-12 Ne abhorrescant propter adversos casus
-16 Propter quod nunquam... misericordiam suam amovet
-20 Non admittere illicita propter vitæ amorem
-21 Propter antiquam viri amicitiam
-22 Et propter veterem viri amicitiam
-25 Ipsi propter meam simulationem, et propter modicum corruptibilis vitæ tempus
-29 In iram conversi sunt propter sermones
-30 Propter timorem tuum libenter hæc patior
7- 8 Propter quod et iste... tormenta suscepit
-11 Propter Dei leges nunc hæc ipsa despicio
-18 Nos e. propter nosmetipsos hæc patimur

2 *Mac.* 7-20 Propter spem quam in Deum habebat
-23 Vosmetipsos despicitis propter leges ejus
-33 Et si nobis propter increpationem
8-15 Et si non propter eos, propter testamentum
Et propter invocationem sancti et magnifici nominis ejus
-20 Propter auxilium illis datum de cœlo
9-10 Eum nemo poterat propter intolerantiam fœtoris portare
10- 7 Propter quod thyrsos, et ramos virides
-12 Et præcipue propter iniquitatem
-35 Accensi animis propter blasphemiam
12-21 Accessu difficile propter locorum angustias
-25 Illæsum eum dimiserunt propter fratrum salutem
Matth. 5-10 Qui persecutionem patiuntur propter justit.
-11 Adversum vos mentientes, propter me
10-18 Et ad reges ducemini propter me
-22 Eritis odio omnibus propter nomen meum
-39 Et qui perdiderit animam suam propter me
13-21 Facta a... et persecutione propter verbum
-58 Propter incredulitatem illorum
14- 3 Et posuit in carcerem, propter Herodiadem
- 9 Propter juramentum autem... jussit dari
15- 3 Mandatum Dei propter traditionem vestr.
- 6 Mandatum Dei propter traditionem vestr.
16-25 Qui a. perdiderit animam suam propter me
17-19 Propter incredulitatem vestram
19- 5 Propter hoc dimittet homo patrem et mat.
-12 Se ipsos castraverunt propter regnum cœl.
-29 Propter nomen meum, centuplum accipiet
23-14 Propter hoc amplius accipietis judicium
24- 9 Eritis odio omnibus gentibus propter nomen
-22 Sed propter electos breviabuntur dies illi
27- 8 Propter hoc vocatus est ager ille Haceldama
-19 Passa sum hodie per visum propter eum
Marc. 2-27 Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum
3- 9 Ut navicula sibi deserviret propter turbam
4-17 Orta tribulatione et persecutione propter verbum
6- 6 Et mirabatur propter incredulitatem eorum
-17 Vinxit eum in carcere, propter Herodiadem
-26 Contristatus est rex : propter jusjurandum, et propter simul discumbentes
7-29 Propter hunc sermonem vade
8-35 Qui a. perdiderit animam suam propter me
10- 7 Propter hoc relinquet homo patrem suum
-29 Propter me, et propter Evangelium
13- 9 Ante præsides et reges stabitis propter me
-13 Eritis odio omnibus propter nomen meum
-20 Propter electos, quos elegit, breviavit dies
Luc. 4-18 Propter quod unxit me
6-22 Nomen vestrum tanquam malum, propter Filium hominis
7- 7 Propter quod et me ipsum non sum dignum arbitratus
-47 Propter quod dico tibi : Remittuntur
9-24 Qui perdiderit animam suam propter me
11- 8 Propter improbitatem tamen ejus surget
18-29 Qui reliquit..aut filios, propter regnum Dei
21-12 Trahentes ad reges et præsides, propter nomen meum
-17 Et eritis odio omn. propter nomen meum
23-19 Propter seditionem quamdam factam in civ.
-25 Propter homicidium et seditionem
Joan. 3-29 Gaudio gaudet propter vocem sponsi
4-39 Propter verbum mulieris testimonium perhibentis
-41 Crediderunt in eum propter sermonem ejus
-42 Non propter tuam loquelam credimus
6-58 Et ego vivo propter Patrem
Et ipse vivet propter me
7-13 Propter metum Judæorum
-43 Dissensio itaq. facta est in turba propter eum
10-19 Dissensio... inter Judæos propter sermones
-32 Propter quod eorum opus me lapidatis ?
11-15 Et gaudeo propter vos, ut credatis
-42 Sed propter populum, qui circumstat, dixi
12- 9 Et venerunt, non propter Jesum
-11 Quia multi propter illum abibant
-30 Non propter me hæc vox venit, sed propter vos
-42 Sed propter Pharisæos non confitebantur
14-12 Alioquin propter opera ipsa credite
15- 3 Propter sermonem, quem locutus sum vobis
-21 Hæc omnia facient vobis, propter nomen meum
16-21 Non meminit pressuræ propter gaudium
19-38 Occultus autem propter metum Judæorum
-42 Ibi ergo propter Parasceven Judæorum
20-19 Ubi erant Discipuli congregati propter metum Judæorum
Act. 2-26 Propter hoc lætatum est cor meum
4-21 Quomodo punirent eos, propter populum
Act. 8-11 Propter quod multo tempore magiis suis dementasset eos
10-21 Quæ causa est, propter quam venistis ?
-29 Propter quod sine dubitatione veni
15-19 Propter quod ego judico, non inquietari eos
16- 3 Propter Judæos qui erant in illis locis
18-10 Propter quod ego sum tecum
20-31 Propter quod vigilate, memoria retinentes
21-13 Paratus sum, propter nomen Domini Jesu
-35 Ut portaretur a militib. propter vim populi
22-24 Ut sciret propter quam causam sic acclamarent ei
24-26 Propter quod et frequenter accersens eum
25-26 Propter quod produxi eum ad vos
26- 3 Propter quod obsecro, patienter me audias
27-25 Propter quod bono animo estote
-34 Propter quod rogo vos accipere cibum
28- 2 Propter imbrem, qui imminebat, et frigus
-20 Propter hanc igitur causam rogavi vos
Propter spem enim Israel catena hac circumdatus sum
Rom. 1-24 Propter quod tradidit illos Deus
2- 1 Propter quod inexcusabilis es
3-25 Propter remissionem præcedentium delict.
4-23 Non est a. scriptum tantum propter ipsum
-24 Sed et propter nos, quibus reputabitur
-25 Qui traditus est propter delicta nostra, et resurrexit propter justificationem nost.
6-19 Humanum dico propter infirmitatem carnis
8-10 Corpus quid. mortuum est propter peccat.
-11 Propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis
-20 Propter eum qui subjecit eam in spe
-36 Quia propter te mortificamur tota die
-37 Propter eum qui dilexit nos
11-20 Propter incredulitatem fracti sunt
-28 Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos:secundum electionem autem, charissimi propter patres
-30 Misericordiam consecuti estis propter incredulitatem illorum
13- 5 Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam
14-15 Si e. propter cibum frater tuus contristatur
-20 Noli propter escam destruere opus Dei
15- 7 Propter quod suscipite invicem
- 8 Ministrum fuisse circumcisionis propter veritatem Dei
-15 Propter gratiam, quæ data est mihi a Deo
-22 Propter quod et impediebar plurimum
1 *Cor.* 4- 6 Transfiguravi in me et Apollo propter vos
-10 Nos stulti propter Christum
7- 2 Propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat
- 5 Propter incontinentiam vestram
-26 Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem
8-11 Propter quem Christus mortuus est
9-10 An propter nos utique hoc dicit ?
Nam propter nos scripta sunt
-23 Omnia autem facio propter Evangelium
10-14 Propter quod, charissimi mihi, fugite
-25 Nihil interrogantes propter conscientiam
-27 Nihil interrogantes propter conscientiam
-28 Propter illum qui indicavit, et propter conscientiam
11- 9 Non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum
-10 Potestatem habere supra caput propter Angelos
2 *Cor.* 2- 8 Propter quod obsecro vos
-10 Si quid donavi, propter vos in persona Chr.
-12 Propter Evangelium Christi
3- 7 Propter gloriam vultus ejus
-10 Propter excellentem gloriam
4-11 In mortem tradimur propter Jesum
-13 Credidi, propter quod locutus sum : et nos credimus, propter quod et loquimur
-15 Omnia enim propter vos
-16 Propter quod non deficimus
6-17 Propter quod exite de medio eorum
7-12 Non propter eum qui fecit injuriam, nec propter eum qui passus est
8- 9 Quoniam propter vos egenus factus est
9-14 Propter eminentem gratiam Dei in vobis
12- 8 Propter quod ter Dominum rogavi
-10 Propter quod placeo mihi in infirmitat. meis
-19 Propter ædificationem vestram
Galat. 2- 4 Sed propter subintroductos falsos fratres
-16 Propter quod ex operibus legis non justific.
3-19 Propter transgressiones posita est
Ephes. 2- 4 Propter nimiam charitatem suam
-11 Propter quod memores estote
3-13 Propter quod peto ne deficiatis
4- 8 Propter quod dicit : Ascendens in altum
-18 Propter cæcitatem cordis ipsorum
Ephes. 4-25 Propter quod deponentes mendacium
5- 6 Propter hæc enim venit ira Dei
-14 Propter quod dicit : Surge, qui dormis
-31 Propter hoc relinquet homo patrem et mat.
Philip. 1-15 Quidam quidem et propter invidiam
Quidam a. et propter bonam voluntatem
-24 Perm. a. in carne, necessarium propter vos
2- 9 Propter quod et Deus exaltavit illum
-30 Propter opus Christi usq. ad mortem accessit
3- 7 Hæc arbitratus sum propter Christum detr.
- 8 Detrimentum esse propter eminentem scientiam
Propter quem omnia detrimentum feci
4-11 Non quasi propter penuriam dico
Colos. 1- 5 Propter spem quæ reposita est vobis in cœlis
3- 6 Propter quæ venit ira Dei super filios incr.
4- 3 Propter quod etiam vinctus sum
1 *Thes.* 1- 5 Quales fuerimus in vobis propter vos
3- 1 Propter quod non sustinentes amplius
- 9 Quo gaudemus propter vos ante Deum nost.
5-11 Propter quod consolamini invicem
-13 Abundantius in charitate propter opus illor.
1 *Tim.* 5-23 Modico vino utere propter stomachum t.
2 *Tim.* 1- 6 Propter quam causam admoneo te
2-10 Ideo omnia sustineo propter electos
Phile. - 8 Propter quod multam fiduciam habens
- 9 Propter charitatem magis obsecro
Hebr. 1-14 In ministerium missi propter eos
2- 9 Propter passionem mortis, gloria et honore coronatum
-10 Decebat enim eum, propter quem omnia
-11 Propter quam causam non confunditur
3-10 Propter quod infensus fui generationi huic
-19 Non potuerunt introire propter incredulit.
4- 6 Non introierunt propter incredulitatem
5-12 Cum deberetis magistri esse propter tempus
7-18 Propter infirmitatem ejus et inutilitatem
11-12 Propter quod et ab uno orti sunt
12-12 Propter quod, remissas manus, et soluta genua erigite
-16 Qui propter unam escam vendidit primitiva
13-12 Propter quod et Jesus..extra portam passus
Jacob. 1-21 Propter quod abjicientes omnem immund.
4- 2 Non habetis, propter quod non postulatis
- 6 Propter quod dicit : Deus superbis resistit
1 *Petr.* 1-13 Propter quod succincti lumbos mentis vestr.
-20 Manifestati a. novissimis temp. propter vos
2- 6 Propter quod continet Scriptura
-13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum
-19 Si propter Dei conscientiam sustinet quis
3-14 Et si quid patimini propter justitiam
4- 6 Propter hoc e. et mortuis evangelizatum est
2 *Petr.* 1-12 Propter quod incipiam vos semper common.
3- 9 Sed patienter agit propter vos
-14 Propter quod, charissimi, hæc expectantes
1 *Joan.* 2-12 Remittuntur vobis peccata propter nomen
3- 1 Propter hoc mundus non novit nos
-12 Et propter quid occidit eum ?
2 *Joan.* - 2 Propter veritatem quæ permanet in nobis
3 *Joan.* -10 Propter hoc si venero, commonebo ej. opera
Apoc. 1- 9 Propter verbum Dei et testimonium Jesu
2- 3 Et sustinuisti propter nomen meum
4-11 Et propter voluntatem tuam erant
6- 9 Animas interfectorum propter verbum Dei, et propter testimonium quod habebant
12-11 Vicerunt eum propter sanguinem Agni, et propter verbum testimonii sui
13-14 Propter signa, quæ data sunt illi facere
16-21 Et blasphemaverunt Deum homines propter plagam grandinis
18-10 Longe stantes propter timorem tormentor.
-15 Propter timorem tormentorum ejus, flentes
20- 4 Et animas decollatorum, propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei

PROPTEREA.

Gen. 16-14 Propterea appellavit puteum illum, Puteum
30-13 Propterea appellavit eum Aser
Deut. 7-25 Propterea quia abominatio est Dom. Dei t.
1 *Reg.* 2-30 Propterea ait Dominus Deus Israël
10-12 Propterea versum est in proverbium
2 *Reg.* 5-20 Propterea vocatum est nomen loci illius
7-27 Propterea invenit servus tuus cor suum
22-50 Propterea confitebor tibi, Domine, in gent.
3 *Reg.* 22-19 Propterea audi sermonem Domini
4 *Reg.* 21-12 Propterea hæc dicit Dominus Deus Israel
2 *Esdr.* 6- 6 Et propterea ædifices murum
Tobiæ. 7-12 Propterea alius non potuit habere illam
Job. 17- 4 Propterea non exaltabuntur
20-21 Et propterea nihil permanebit de bonis ej.
22-10 Propterea circumdatus es laqueis
Psal. 17-50 Propterea confitebor tibi in nationibus
41- 7 Propterea memor ero tui de terra Jordanis
44- 3 Propterea benedixit te Deus in æternum

Psal. 44- 8 Propterea unxit te Deus, Deus tuus
-18 Propterea populi confitebuntur tibi
45- 3 Propterea non timebimus dum turbabitur
51- 7 Propterea Deus destruet te in finem
65-19 Propterea exaudivit Deus, et attendit voci
109- 7 Propterea exaltabit caput
118-67 Propterea eloquium tuum custodivi
-104 Propterea odivi omnem viam iniquitatis
-128 Propterea ad omnia mandata tua dirigebar
Eccli. 10-16 Propterea exhonoravit Dominus conventus
39-38 Propterea ab initio confirmatus sum
43-15 Propterea aperti sunt thesauri
51-17 Propterea confitebor, et laudem dicam tibi
-29 Propterea bonam possidebo possessionem
Isai. 5-13 Propterea captivus ductus est populus
-14 Propterea dilatavit infernus animam suam
17-10 Propterea plantabis plantationem fidelem
21- 3 Propterea repleti sunt lumbi mei dolore
22- 4 Propterea dixi : Recedite a me
26-14 Propterea visitasti et contrivisti eos
27-11 Propterea non miserebitur ejus
30-12 Propterea hæc dicit sanctus Israël
-13 Propterea erit vobis iniquitas hæc
-18 Propterea expectat Dominus
37-33 Propterea hæc dicit Dominus
57-10 Propterea non rogasti
Jerem. 2- 9 Propterea adhuc judicio contendam vobisc.
-35 Propterea avertatur furor tuus a me
6-21 Propterea hæc dicit Dominus
8-10 Propterea dabo mulieres eorum exteris
9- 7 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
10-21 Propterea non intellexerunt
11-21 Propterea hæc dicit Do. ad viros Anathoth
-22 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
16-14 Propterea ecce dies veniunt
18-21 Propterea da filios eorum in famem
19- 6 Propterea ecce dies veniunt
22-18 Propterea hæc dicit Dominus ad Joakim
23-15 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
-30 Propterea ecce ego ad prophetas
-39 Propterea ecce ego tollam vos portans
25- 8 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
30-16 Propterea omnes qui comedunt te
32-28 Propterea hæc dicit Dominus
34-17 Propterea hæc dicit Dominus
35-19 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
36-30 Propterea hæc dicit Dominus contra Joakim
44-23 Propterea quod sacrificaveritis idolis
48-12 Propterea ecce dies veniunt
-36 Propterea cor meum ad Moab quasi tibia
49-20 Propterea audite consilium Domini
50-18 Propterea hæc dicit Dominus exercituum
-39 Propterea habitabunt dracones cum faunis
-45 Propterea audite consilium Domini
51-36 Propterea hæc dicit Dominus
-47 Propterea ecce dies veniunt, et visitabo
-52 Propterea ecce dies veniunt, ait Dominus
Thren. 1- 8 Propterea instabilis facta est
3-24 Propterea expectabo eum
5-17 Propterea mœstum factum est cor nostrum
Baruc. 3-27 Propterea perierunt
6-26 Propterea si ceciderint in terram
Ezech. 11- 7 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-16 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-17 Propterea loquere : Hæc dicit Dominus
12-28 Propterea dic ad eos : Hæc dicit Dominus
13- 8 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-13 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-23 Propterea vana non videbitis
14- 6 Propterea dic ad domum Israël
15- 6 Propterea hæc dicit Dominus Deus
16-35 Propterea, meretrix, audi verbum Domini
17-19 Propterea hæc dicit Dominus Deus
20-30 Propterea dic ad domum Israël
22- 4 Propterea dedi te opprobrium gentibus
-19 Propterea hæc dicit Dominus Deus
Propterea ecce ego congregabo vos in medio
23- 9 Propterea tradidi eam in manus amatorum
-22 Propterea Ooliba, hæc dicit Dominus Deus
-35 Propterea hæc dicit Dominus Deus
24- 6 Propterea hæc dicit Dominus Deus
- 9 Propterea hæc dicit Dominus Deus
25-16 Propterea hæc dicit Dominus Deus
26- 3 Propterea hæc dicit Dominus Deus
28- 6 Propterea hæc dicit Dominus Deus
29- 8 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-19 Propterea hæc dicit Dominus Deus
30-22 Propterea hæc dicit Dominus Deus
31- 5 Propterea elevata est altitudo ejus
-10 Propterea hæc dicit Dominus Deus
32- 3 Propterea hæc dicit Dominus Deus
34- 7 Propterea, pastores, audite verbum Domini
- 9 Propterea, pastores, audite verbum Domini
-20 Propterea hæc dicit Dominus Deus
35- 6 Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus

Ezech. 35-11 Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus
36- 3 Propterea vaticinare, et dic : Hæc dicit Do
- 4 Propterea, montes Israel, audite verbum
- 5 Propterea hæc dicit Dominus Deus
-14 Propterea homines non comedes amplius
37-12 Propterea vaticinare, et dices ad eos
38-14 Propterea vaticinare, fili hominis
39-25 Propterea hæc dicit Dominus Deus
42- 6 Propterea eminebant de inferioribus
Amos. 3-11 Propterea hæc dicit Dominus Deus
5-16 Propterea hæc dicit Dominus Deus
Mich. 1-14 Propterea dabit emissarios sup. hæredit.
3- 6 Propterea nox vobis pro visione erit
Habac. 1- 4 Propterea egreditur judicium perversum
-16 Propterea immolabit sagenæ suæ
Soph. 2- 9 Propterea vivo ego, dicit Dominus
Zach. 1-16 Propterea hæc dicit Dominus
1 Mac. 6-13 Propterea invenerunt me mala ista
10-70 Propterea quia tu potestatem adversum nos exerces
11-11 Propterea quod concupierat regnum ejus
12-45 Propterea enim veni
13-18 Quia non misit ei argentum et pueros, propterea periit
2 Mac. 11-24 Propterea postulare a nobis concedi sibi leg.
Marc. 6-14 Et propterea virtutes operantur in illo
11-24 Propterea dico vobis, omnia quæcumque
Luc. 11-49 Propterea et sapientia Dei dixit
Joan. 1-31 Propterea veni ego in aqua baptizans
5-16 Propterea persequebantur Judæi Jesum
-18 Propterea ergo magis quærebant eum Judæi
6-66 Propterea dixi vobis, quia nemo potest ven.
7-22 Propterea Moyses dedit vobis circumcision.
8-47 Propterea vos non auditis
9-23 Propterea parentes ejus dixerunt
10-17 Propterea me diligit Pater
12-18 Propterea et obviam venit ei turba
-27 Sed propterea veni in horam hanc
-39 Propterea non poterant credere
13-11 Propterea dixit : Non estis mundi omnes
15-19 Propterea odit vos mundus
16-15 Propterea dixi : Quia de meo accipiet
19-11 Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet
Act. 27- 4 Propterea quod essent venti contrarii
Rom. 1-26 Propterea tradidit illos Deus in passiones
5-12 Propterea sicut per unum hominem
15- 9 Propterea confitebor tibi in gentibus
Ephes. 1-15 Propterea et ego audiens fidem vestram
5-17 Propterea nolite fieri imprudentes
6-13 Propterea accipite armaturam Dei
Philip. 2-26 Propterea quod audieratis illum infirmatum
1 Thes. 3- 5 Propterea et ego amplius non sustinens
Hebr. 1- 9 Propterea unxit te Deus, Deus tuus
2- 1 Propterea abundantius oportet observare
5- 3 Propterea debet quemadmodum pro populo
Apoc. 12-12 Propterea lætamini, cœli, et qui habit. in eis

PROPUGNACULUM.

Judic. 9-51 Super turris tect. stantes per propugnacula
Cant. 4- 4 Quæ ædificata est cum propugnaculis
8- 9 Ædificemus sup. eum propugnacula argent.
Isai. 54-12 Et ponam jaspidem propugnacula tua

PROPUGNATOR.

Isai. 19-20 Et mittet eis salvatorem et propugnatorem
63- 1 Et propugnator sum ad salvandum
2 Mac. 14-34 Qui semper propugnator esset gentis ipsor.

PROPURGO.

Eccli. 7-33 Et propurga te cum brachiis

PRORA.

Act. 27-30 Inciperent a prora anchoras extendere
-41 Et prora quidem fixa manebat

PRORSUS.

Eccle. 5-15 Miserabilis prorsus infirmitas

PRORUMPO.

Judic. 3-22 Per secreta naturæ alvi sterc. proruperunt
Esth. 16- 5 Et in tantum vesaniæ proruperunt

PROSCINDO.

Isai. 28-24 Proscindet et sarriet humum suam?

PROSELYTUS.

1 Par. 22- 2 Præcepit ut congregarentur omnes proselyti
2 Par. 2-17 Numeravit igitur Salomon omnes viros proselytos
30-25 Proselytorum quoque de terra Israël
Tobiæ. 1- 7 Proselytis et advenis ministraret omnem decimationem
Ezech. 14- 7 Et de proselytis quicumque advena
Matth. 23-15 Ut faciatis unum proselytum
Act. 2-11 Judæi q., et proselyti : cretes, et Arabes

PROSEQUOR.

Gen. 31-27 Ut prosequerer te cum gaudio
Judic. 3-18 Prosecutus est socios, qui cum eo venerant
2 Reg. 19-31 Ultra fluvium prosequi eum
Eccli. 5-12 Et prosequatur te verbum pacis et justitiæ
2 Mac. 4-48 Qui pro civitate... causam prosecuti sunt
Marc. 1-36 Et prosecutus est eum Simon

PROSILIO.

Sap. 18-15 In mediam exterminii terram prosilivit

PROSPECTOR.

Eccli. 3-34 Deus prospector est ejus qui reddit gratiam
11-32 Et sicut prospector videns casum proximi s

PROSPECTUS.

Sap. 9-16 Et quæ in prospectu sunt, invenimus cum labore
2 Mac. 13- 5 Hæc prospectum habebat in præceps

PROSPER, A, UM.

Gen. 24-21 Scire volens utrum prosperum iter s. fecisse
-60 Imprecantes prospera sorori suæ
34-14 Et vide si cuncta prospera sint
40-23 Et tamen succedentibus prosperis
41-16 Absque me Deus respondebit prospera Phar
Num. 14-41 Quod vobis non cedet in prosperum
Josue. 23-15 Et prospera cuncta venerunt
Judic. 18- 5 Ut scire possent an prospero itin. pergerent
1 Reg. 2-32 In universis prosperis Israel
2 Reg. 4-10 Qui putabat se prospera nuntiare
2 Par. 18-12 Ab eis non dissentiat, loquarisque prospera
-14 Ascendite : cuncta enim prospera evenien
20-20 Et cuncta evenient prospera
Psal. 67-20 Prosperum iter faciet nobis Deus
Prov. 14-15 Servo autem sapienti prosperi erunt actus
Jerem. 2-37 Et nihil habebis prosperum in ea
32- 5 Nihil prosperum habebitis
Rom. 1-10 Prosperum iter habeam in voluntate Dei

PROSPERE.

Gen. 28-21 Reversusq. fuero prospere ad domum patris
39- 2 Et erat vir in cunctis prospere agens
3 Reg. 22-12 Ascende in Ramoth Galaad, et vade prospere
-15 Vade prospere, et tradet eam Dominus
2 Par. 32-30 Fecit prospere quæ voluit
1 Esdr. 8-23 Et evenit nobis prospere
Psal. 44- 5 Intende, prospere procede, et regna
2 Mac. 8- 8 Ac frequentius res ei cedere prospere
10-23 Armis a. ac manibus omnia prospere agendo
12-11 Et auxilio Dei prospere cessisset
13-16 Rebus prospere gestis, abierunt
3 Joan. - 2 Orationem facio prospere te ingredi, et valere, sicut prospere agit anima tua

PROSPERITAS.

1 Esdr. 9-12 Non quæratis pacem eor., et prosperitatem
2 Esdr. 2-10 Qui quæreret prosperitatem filiorum Israë
Prov. 1-32 Et prosperitas stultorum perdet illos
Eccli. 10- 5 In manu Dei prosperitas hominis
2 Mac. 5- 6 Nec cogitabat prosperitatem advers. cognat.
10-28 Quidem victoriæ et prosperitatis sponsorem
14-14 Prosperitates rerum suarum existimantes

PROSPERO *et* PROSPEROR.

1 Par. 22-11 Et prosperare, et ædifica domum Domino
2 Par. 7-11 In domo sua, et prosperatus est
18-11 Ascende in Ramoth Galaad, et prosperaberis
31-21 Fecitque, et prosperatus est
1 Esdr. 6-14 Et prosperabantur juxta prophetiam Aggæ
Psal. 1- 3 Quæcumque faciet, prosperabuntur
36- 7 Noli æmulari in eo qui prosperatur in via s
117-25 O Domine, bene prosperare
Isai. 55-11 Et prosperabitur in his, ad quæ misi illud
Jerem. 12- 1 Quare via impiorum prosperatur?
22-30 Virum qui in diebus suis non prosperabitur
46-27 Et requiescet, et prosperabitur?
Ezech. 17- 9 Dicit Dom. Deus : Ergo-ne prosperabitur?
-10 Ecce plantata est : Ergo-ne prosperabitur?
-15 Numquid prosperabitur, vel consequetur
Dan. 8-12 Et faciet, et prosperabitur
-24 Universa vastabit, et prosperabitur
1 Mac. 2-47 Et prosperatum est opus in manibus eorum
4-55 Bened. in cœlum eum, qui prosperavit eis
14-36 Et in diebus ejus prosperatum est
16- 2 Et prosperatum est in manibus nostris
2 Mac. 10- 7 Qui prosperavit mundari locum suum

PROSPICIO.

Gen. 26- 8 Prospiciens Abimelech rex Palæstinorum
2 Reg. 6-16 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
3 Reg. 18-43 Ascende, et prospice contra mare
1 Par. 15-29 Michol filia Saül prospiciens per fenestram

Job. 39-29 Et de longe oculi ejus prospiciunt
Psal. 13- 2 Do. de cœlo prospexit super filios hominum
36-13 Quoniam prospicit quod veniet dies ejus
52- 3 Deus de cœ o prospexit super filios hominum
84-12 Et justitia de cœlo prospexit
101-20 Quia prospexit de excelso sancto suo
Prov. 7- 6 De fenestra... per cancellos prospexi
27-19 Quomodo in aquis resplendent vultus prospicientium
Cant. 2- 9 Respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos
Sap. 7-23 Omnem habens virtutem, omnia prospiciens
13-16 Ne forte cadat, prospiciens illi
Isai. 14-16 Ad te inclinabuntur, teque prospicient
Jerem. 48-19 In via sta, et prospice, habitatio Aroer
1 Mac. 4-19 Pars quædam prospiciens de monte
2 Mac. 14- 9 Secundum humanitatem tuam... prospice
Joan. 20-11 Et prospexit in monumentum
1 Petr. 1-12 In quem desiderant Angeli prospicere

PROSTERNO.

Deut. 25- 2 Prosternent, et coram se facient verberari
Josue. 2-24 Timore prostrati sunt cuncti habitatores ej.
Judic. 20-25 Ut decem et octo millia virorum educentium gladium prosternerent
-31 Atque prosternerent triginta circiter viros
-43 Ceciderunt atque prostrati sunt ad Oriental.
1 Reg. 14-16 Et ecce multitudo prostrata
2 Reg. 19-18 Semei a. filius Gera prostratus coram rege
Tobiæ. 12-22 Tunc prostrati per horas tres in faciem
Judith. 4- 9 Et infantes prostraverunt contra faciem
5-20 Omnes potentes in Hesebon prostraverunt
7- 4 Prostraverunt se super terram
-14 Cum prosternamur ante oculos cor. in siti
9- 1 Et prosternens se Domino, clamabat
10- 1 De loco, in quo jacuerat prostrata ad Dom.
-20 Adoravit eum, prosternens se super terram
Psal. 105-26 Ut prosterneret eos in deserto
Isai. 14-31 Prostrata est Philisthæa omnis
Jerem. 2-20 Sub omni ligno frondoso tu prosternebaris
3- 2 Et vide ubi non prostrata sis
38-26 Prostravi ego preces meas coram rege
42- 9 Ut prosternerem preces vestras in conspectu
Dan. 3- 6 Si quis autem non prostratus adoraverit
-10 Prosternat se, et adoret statuam auream
-15 Prosternite vos, et adorate statuam
8-12 Et prosternetur veritas in terra
9-18 Prosternimus preces ante faciem tuam
-20 Et prosternerem preces meas in conspectu
2 Mac. 4-42 Multi quidem vulnerati, quidam autem et prostrati
10- 4 Rogabant Dominum prostrati in terram
11-11 Prostraverunt ex eis undecim millia peditum
12-23 Et prostravit ex eis triginta millia virorum
-28 Viginti quinque millia prostraverunt
-39 Ut corpora prostratorum tolleret
-42 Facta sunt pro peccatis cor. qui prostrati s.
13-12 Per triduum continuum prostratis, hortatus
15-27 Prostraverunt non minus triginta quinque
Luc. 19-44 Et ad terram prosternent te et filios tuos
1 Cor. 10- 5 Nam prostrati sunt in deserto
Hebr. 3-17 Quorum cadavera prostrata sunt in deserto

PROSTIBULUM.

Levit. 21- 7 Et vile prostibulum non ducent uxorem
Deut. 23-18 Non offeres mercedem prostibuli
Ezech. 16-24 Fecisti tibi prostibulum in cunctis plateis
-39 Et demolientur prostibulum tuum
Joel. 3- 3 Et posuerunt puerum in prostibulo

PROSTITUO.

Levit. 19-29 Ne prostituas filiam tuam
Baruc. 6-10 Dant autem ex ipso prostitutis

PROSTITUTIO.

Ezech. 16-25 Ædificasti signum prostitutionis tuæ
Apoc. 17- 2 Et inebriati sunt...de vino prostitutionis ej.
19- 2 Quæ corrupit terram in prostitutione sua

PROSUM.

Gen. 25-32 Quid mihi proderunt primogenita?
37-20 Tunc apparebit quid illi prosint somnia sua
-26 Quid nobis prodest si occiderimus fratrem?
Levit. 7-18 Irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti
1 Reg. 12-21 Quæ non proderunt vobis, neque eruent vos
2 Par. 24-20 Quod vobis non proderit
28-21 Et tamen nihil ei profuit
Job. 21-15 Et quid nobis prodest si oraverimus illum?
22- 3 Quid prodest Deo, si justus fueris
35- 3 Vel quid tibi proderit, si ego peccavero?
Prov. 10- 2 Nil proderunt thesauri impietatis
11- 4 Non proderunt divitiæ in die ultionis
17-16 Quid prodest stulto habere divitias?
Eccle. 2-15 Quid mihi prodest quod majorem sapientiæ dedi operam?
2-22 Quid e. proderit homini de univ. labore suo?
5-10 Quid prodest possessori, nisi quod cernit
-15 Quid ergo prodest ei, quod laboravit in vent.
7-12 Et magis prodest videntibus solem
Sap. 1-11 Custodite ergo vos a murmuratione, quæ nihil prodest
5- 8 Quid nobis profuit superbia?
6-27 Accipite disciplinam... et proderit vobis
Eccli. 5- 1 Nihil enim proderit in tempore vindictæ
-10 Non enim proderunt tibi in die obductionis
29-14 Et proderit tibi magis quam aurum
30-19 Quid proderit libatio idolo?
34-28 Quid prodest illis, nisi labor?
38-22 Et huic nihil proderis, et te ipsum pessimabis
39-15 Et si requieverit, proderit illi
Isai. 30- 5 Super populo qui eis prodesse non potuit
- 6 Ad populum qui eis prodesse non poterit
44- 9 Et amantissima eorum non proderunt eis
47-12 Si forte quid prosit tibi
57-12 Et opera tua non proderunt tibi
58- 9 Et loqui quod non prodest
Jerem. 7- 8 Qui non proderunt vobis
12-13 Hæreditatem acceperunt, et non eis proderit
16-19 Vanitatem, quæ eis non profuit
23-32 Eis qui nihil profuerunt populo huic
Baruc. 6-67 Possunt fugere sub tectum, ac prodesse sibi
Habac. 2-18 Quid prodest sculptile, quia sculpsit illud
2 Mac. 12-11 Et in cæteris profuturos
Matth. 15- 5 Munus quodcumque est ex me, tibi proderit
16-26 Quid e. prodest homini, si mundum univer.
Marc. 7-11 Quodcumque ex me, tibi profuerit
8-36 Quid e. proderit homini si lucretur mundum
Joan. 6-64 Caro non prodest quidquam
Rom. 2-25 Circumcisio quid. prodest si legem observes
1 Cor. 13- 3 Charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest
14- 6 Quid vobis prodero, nisi vobis loquar?
15-32 Quid mihi prodest, si mortui non resurgunt?
Galat. 5- 2 Christus vobis nihil proderit
Hebr. 4- 2 Sed non profuit illis sermo auditus
13- 9 Quæ non profuerunt ambulantibus in eis
Jacob. 2-14 Quid proderit, fratres mei, si fidem quis...
-16 Non dederitis autem eis, quæ necessaria sunt corpori, quid proderit?

PROTECTIO.

Psal. 17-36 Et dedisti mihi protectionem salutis tuæ
90- 1 In protectione Dei cœli commorabitur
104-39 Expandit nubem in protectionem eorum
120- 5 Dominus custodit te, Dominus protectio tua
Eccli. 6-14 Amicus fidelis, protectio fortis
-30 Compedes ejus in protectionem fortitudinis
Isai. 4- 5 Super omnem enim gloriam protectio
28-17 Et protectionem aquæ inundabunt
2 Mac. 13-17 Adjuvante eum Domini protectione

PROTECTOR.

Gen. 15- 1 Ego protector tuus sum, et merces t. magna
Psal. 17- 3 Protector meus, et cornu salutis meæ
-19 Et factus est Dominus protector meus
-31 Protector est omnium sperantium in se
26- 1 Dominus protector vitæ meæ
27- 7 Dominus adjutor meus, et protector meus
- 8 Et protector salvationum Christi sui est
30- 3 Esto mihi in Deum protectorem
- 5 Quoniam tu es protector meus
32-20 Quoniam adjutor et protector noster est
36-39 Et protector eorum in tempore tribulationis
39-18 Adjutor meus, et protector meus tu es
58-12 Et depone eos, protector meus, Domine
70- 3 Esto mihi in Deum protectorem
- 6 De ventre matris meæ, tu es protector meus
83-10 Protector noster, aspice, Deus
113- 9 Adjutor eorum et protector eorum est
-10 Adjutor eorum et protector eorum est
-11 Adjutor eorum et protector eorum est
143- 2 Protector meus, et in ipso speravi
Eccli. 2-13 Et protector est omnibus
34-19 Protector potentiæ, firmamentum virtutis
51- 2 Adjutor et protector factus es mihi
Osee. 4-18 Dilexerunt afferre ignomin. protectores ej.
2 Mac. 8-36 Nunc protectorem Deum habere Judæos

PROTEGO.

Gen. 14-20 Quo protegente, hostes in manibus tuis sunt
27-16 Circumdedit manibus et colli nuda protexit
Exod. 26-13 Utrumque latus tabernaculi protegens
33-22 Et protegam dextera mea
Num. 9-17 Nubes, quæ tabernaculum protegebat
14-14 Et nubes tua protegat illos
Deut. 32-38 Et in necessitate vos protegant
3 Reg. 8- 7 Protegebant arcam et vectes ejus desuper
4 Reg. 19-34 Protegamque urbem hanc
20- 6 Et protegam urbem istam propter me
2 Par. 4-13 Quæ protegerent epistylia et capita col.
Job. 14-13 Ut in inferno protegas me, et abscondas
40-17 Protegunt umbræ umbram ejus
Psal. 16- 8 Sub umbra alarum tuarum protege me
19- 2 Protegat te nomen Dei Jacob
26- 5 Protexit me in abscondito tabernaculi sui
30-21 Proteges eos in tabernaculo tuo
60- 5 Protegar in velamento alarum tuarum
63- 3 Protexisti me a conventu malignantium
90-14 Protegam eum, quon. cognovit nomen m.
Prov. 2- 7 Et proteget gradientes simpliciter
4- 9 Et corona inclyta proteget te
Eccle. 7-13 Sicut enim protegit sapientia, sic protegit pecunia
Eccli. 2-15 Et ideo non protegentur ab eo
14-27 Protegetur sub tegmine illius a fervore
27- 9 Et proteget te in sempiternum
29-28 Et domus protegens turpitudinem
Isai. 28-15 Et mendacio protecti sumus
31- 5 Sic proteget Dominus exercituum Jerusalem, protegens et liberans
37-35 Et protegam civitatem istam
38- 6 Et civitatem istam, et protegam eam
49- 2 In umbra manus suæ protexit me
51-16 In umbra manus meæ protexi te
Ezech. 28-14 Tu cherub extentus, et protegens
Osee. 11- 8 Quomodo... protegam te, Israel?
Jonæ. 4- 6 Ut esset umbra super caput ejus, et protegeret eum
Zach. 9-15 Dominus exercituum proteget eos
12- 8 Proteget Dominus habitatores Jerusalem
1 Mac. 3- 3 Et protegebat castra gladio suo
6-37 Protegentes super singulas bestias
11-16 In Arabiam, ut ibi protegeretur
2 Mac. 10- 1 Domino se protegente, templum... recepit
14-15 Signis evidentibus protegit

PROTELOR.

Deut. 5-33 Protelentur dies in terra possessionis vestr.

PROTENDO.

Esth. 8- 4 Sceptrum aureum protendit manu
2 Mac. 3-20 Protendentes manus in cœlum, deprecab.
14-34 Protendentes manus in cœlum, invocabant
15-12 Manus protendentem, orare pro om. populo

PROTERVUS.

Deut. 21-18 Si genuerit homo filium contumacem et protervum
-20 Filius noster iste protervus et contumax est
2 Tim. 3- 4 Proditores, protervi, tumidi

PROTESTATIO.

2 Mac. 7- 6 In protestatione cantici declaravit Moyses

PROTESTOR.

2 Par. 24-19 Quos protestantes, illi audire nolebant
Joan. 13-21 Et protestatus est, et dixit: Amen
Act. 20-23 Per omnes civitates mihi protestatur

PROTINUS.

Gen. 25-25 Protinus alter egred. plantam fratris tenebat
41-14 Protinus ad regis imperium eductum
Num. 22-31 Protinus aperuit Dominus oculos Balaam
Deut. 7-10 Protinus eis restituens quod merentur
1 Par. 21-28 Protinus ergo David videns quod exaudisset
Marc. 1-18 Et protinus relictis retibus, secuti sunt eum
-29 Et protinus egredientes de synagoga
6-25 Protinus des mihi in disco caput Joannis
Act. 3- 7 Et protinus consolidatæ sunt bases ejus
22-29 Protinus ergo discesserunt ab illo
3 Joan. -14 Spero autem protinus te videre

PROTRAHO.

Josue. 8- 6 Ab urbe longius protrahantur
2 Esdr. 9-30 Et protraxisti super eos annos multos
Job. 36-20 Ne protrahas noctem, ut ascendant populi
Prov. 7-21 Et blanditiis labiorum protraxit illum
Eccli. 4- 3 Et non protrahas datum angustianti
Act. 20- 7 Protraxitq. sermon. usq. in mediam noctem
24- 4 Ne diutius autem te protraham, oro

PROUT.

Tobiæ. 1-19 Dividebatque unicuique, prout poterat
Esth. 8- 9 Et Judæis, prout legere poterant, et audire
1 Mac. 8-25 Feret gens Judæor. prout tempus dictaverit
-27 Prout eis tempus permiserit
2 Mac. 6- 2 Prout erant hi qui locum inhabitabant
15-21 Sed prout ipsi placet, dat dignis victoriam
Marc. 4-33 Loquebatur eis verb. prout poterant audire
Luc. 6-31 Et prout vultis ut faciant vobis homines
Act. 2- 4 Prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis
-45 Dividebant... prout cuique opus erat
4-35 Dividebatur a. sing. prout cuique opus erat
11-29 Discipuli autem, prout quis habebat
1 Cor. 12- 2 Ad simulacr. muta prout ducebamini euntes

1 Cor. 12-11 Dividens singulis prout vult
2 Cor. 5-10 Ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit
9- 7 Unusquisque prout destinavit in corde suo
Ephes. 3- 4 Prout potestis legentes intelligere prudent.
6-20 Prout oportet me, loqui

PROVEHO *et* PROVECTUS.

Gen. 18-11 Erant a. ambo senes, provectæque ætatis
25- 8 In senectute bona, provectæque ætatis
Josue. 13- 1 Josuë senex, provectæque ætatis erat
Sap. 14-18 Provexit autem ad horum culturam
2 Mac. 4-40 Ætate pariter et dementia provecto
6-18 Vir ætate provectus, et vultu decorus

PROVENIO.

Eccle. 8-14 Sunt justi, quibus mala proveniunt
Philip. 1-19 Quia hoc mihi proveniet ad salutem

PROVENTUS.

1 Cor. 10-13 Sed faciet etiam cum tentatione proventum

PROVERBIUM.

Gen. 10- 9 Ob hoc exivit proverbium : Quasi Nemrod
Num. 21-27 Dicitur in proverbio : Venite in Hesebon
Deut. 28-37 Et eris perditus in proverbium
1 Reg. 10-12 Versum est in proverbium : Num et Saül
19-24 Unde et exivit proverbium : Num et Saül
24-14 Sicut et in proverbio antiquo dicitur
2 Reg. 5- 8 Idc. dicitur in proverbio : Cæcus et claudus
20-18 Dicebatur in veteri proverbio : Qui interr.
3 Reg. 9- 7 Eritque Israël in proverbium et in fabulam
2 Par. 7-21 Et domus ista erit in proverbium
Job. 17- 6 Posuit me quasi in proverbium vulgi
30- 9 Et factus sum eis in proverbium
Prov. 22- 6 Proverbium est : Adolescens juxta viam s.
Eccli. 6-35 Et proverbia laudis non effugiant a te
8- 9 Et in proverbiis eorum conversare
18-29 Et impluerunt proverbia et judicia
39- 3 Occulta proverbiorum exquiret
47-18 In cantilenis, et proverbiis, et comparation.
Jerem. 24- 9 Et in proverbium, et in maledictionem
Ezech. 12-22 Quod est proverbium ist. vobis in terra Isr.?
-23 Quiescere faciam proverbium istud
14- 8 Faciam eum in exemplum et in proverbium
16-44 Qui dicit vulgo proverbium, in te assumet
18- 2 Parabolam vertitis in proverbium istud
- 3 Parabola hæc in proverbium in Israel
24- 3 Et dices per proverbium ad domum
Joan. 10- 6 Hoc proverbium dixit eis Jesus
16-25 Hæc in proverbiis locutus sum vobis
Jam non in proverbiis loquar vobis
-29 Palam loqueris, et proverbium nullum dicis
2 Petr. 2-22 Contigit enim eis illud veri proverbii

PROVIDEO.

Gen. 22- 8 Deus providebit sibi victimam holocausti
30-30 Ut aliquando provideam etiam domui meæ
41-33 Ergo provideat rex virum sapientem
Exod. 18-21 Provide autem de omni plebe viros potentes
21-10 Providebit puellæ nuptias, et vestimenta
Num. 10-33 Per dies tres providens castrorum locum
27-16 Provideat Do. Deus spirituum omnis carnis
Deut. 32-29 Utinam saperent... ac novissima providerent
Josue. 9-24 Et providimus animabus nostris
Judic. 21-17 Cura, ingentique studio providendum est
Ruth. 3- 1 Quæram tibi req., et providebo ut bene sit
1 Reg. 16- 1 Providi enim in filiis ejus mihi regem
-17 Providete ergo mihi aliquem bene psallent.
Esth. 16- 8 Unde providendum est paci omnium
Psal. 15- 8 Providebam Dominum in conspectu meo
Ezech. 20- 6 In terram quam provideram eis fluentem
Act. 2-25 Providebam Dominum in conspectu meo
-31 Providens locutus est de resurrectione Chr.
Rom. 12-17 Providentes bona non tantum coram Deo
2 Cor. 8-21 Providemus e. bona non solum coram Deo
Galat. 3- 8 Providens autem Scriptura quia ex fide
Hebr. 11-40 Deo pro nobis melius aliquid providente
1 Petr. 5- 2 Providentes non coacte, sed spontanee

PROVIDENTIA.

Tobiæ. 9- 2 Non ero condignus providentiæ tuæ
Judith. 9- 5 Et tua judicia in tua providentia posuisti
11-16 Hæc mihi dicta sunt per providentiam Dei
Eccle. 5- 5 Neque dicas coram Angelo : Non est providentia
Sap. 6-17 Et in omni providentia occurrit illis
9-14 Cogitation... timidæ et incertæ providentiæ
14- 3 Tua autem, Pater, providentia gubernat
17- 2 Fugitivi perpetuæ providentiæ jacuerunt
2 Mac. 4- 6 Videbat e. sine regali providentia impossib.
Act. 24- 2 Multa corrigantur per tuam providentiam

PROVINCIA.

Gen. 41-57 Omnesq. provinciæ veniebant in Ægyptum
42-30 Et putavit nos exploratores esse provinciæ
Deut. 19- 3 Totam terræ tuæ provinciam divides
Josue. 12-23 Rex Dor, et provinciæ Dor unus, rex gent.
1 Reg. 6- 5 Juxta numerum provinciarum Philisthinor.
-18 Urbium Philisthiim quinque provinciarum
3 Reg. 20-14 Per pedissequos principum provinciarum
-15 Recensuit ergo pueros principum provinciarum
-17 Pueri principum provinciarum
-19 Pueri principum provinciarum
1 Esdr. 2- 1 Hi sunt a. provinciæ filii, qui ascenderunt
4-15 Rebellis est, et nocens regibus et provinciis
5- 8 Isse nos ad Judæam provinciam
6- 2 Quod est castrum in Medena provincia
7-16 Quodcumq. inveneris in universa provincia
2 Esdr. 1- 3 Et relicti sunt de captivitate ibi in provincia
7- 6 Isti filii provinciæ, qui ascenderunt de capt.
11- 3 Hi sunt itaque principes provinciæ qui hab.
Judith. 3- 1 Urbium ac provinciarum reges ac principes
- 9 Tantusque metus provinciis illis incubuit
7- 2 Et abducti fuerant de provinciis et urbibus
11- 6 Et disciplina tua omn. provinciis prædicatur
Esth. 1- 1 Super centum viginti septem provincias
- 3 Inclytis et præfectis provinciarum coram se
-16 Qui sunt in cunctis provinciis regis Assueri
-20 In omne.. provinciarum tuarum divulgetur imperium
-22 Et misit epistolas ad universas provincias
2- 3 Qui considerent per universas provincias
-18 Et dedit requiem universis provinciis
3- 8 Est populus per omnes provincias regni tui
-12 Ad o. satrapas regis et judices provinciarum
-13 Missæ sunt per cursores regis ad universas provincias
-14 Ut omnes provinciæ scirent, et pararent se
4- 3 In omnibus q. provinciis, oppidis, ac locis
-11 Quæ sub ditione ej. sunt, norunt provinciæ
8- 5 Eos in cunctis regis provinciis perire præceperat
- 9 Qui centum viginti septem provinciis... præsidebant
Provinciæ atq. provinciæ, populo et populo
-10 Qui per omnes provincias discurrentes
-12 Et constituta est per omnes provincias
-17 Apud omnes populos, urbes, atq. provincias
9- 3 Nam et provinciarum judices, et duces
-12 Quantam putas eos exercere cædem in universis provinciis?
-16 Per omnes provincias, quæ ditioni regis subjacebant
-20 Qui in omnibus regis provinciis morabantur
-28 Cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
-30 In centum viginti septem provinciis regis
13- 1 Centum viginti septem provinciarum princ.
- 5 Turbare subject. nobis provinciarum pacem
- 6 Aman qui omnibus provinciis præpositus est
16- 1 Centum viginti sept. provinciarum ducibus
- 8 Unde providendum est paci omnium provinciarum
-24 Omnis a. provincia et civitas quæ noluerit
Eccle. 2- 8 Et substantias regum ac provinciarum
5- 7 Et subverti justitiam in provincia
Jerem. 10-25 Et super provincias, qui nomen tuum non invocaverunt
Thren. 1- 1 Princeps provinciarum facta est sub tributo
Ezech. 19- 8 Convenerunt... gentes undiq. de provinciis
Dan. 2-48 Principem super omnes provincias Babyl.
-49 Constituit super opera provinciæ Babylonis
3- 1 Statuit eam in campo Dura provinciæ Bab.
-97 Tunc rex promovit Sidrac, Misach, et Abdenago in provincia Babylonis
11- 7 Et ingredietur provinciam regis Aquilonis
1 Mac. 11-64 Simonem reliquit intra provinciam
Act. 23-34 Et interrogasset de qua provincia esset
25- 1 Festus ergo cum venisset in provinciam

PROVISOR.

2 Mac. 4- 2 Provisoremq. civitatis ac defensorem gentis

PROVOCATIO.

Hebr. 10-24 In provocationem charitatis et bonorum operum

PROVOCATRIX.

Soph. 3- 1 Væ provocatrix, et redempta civitas

PROVOCO.

Deut. 4-25 Ut eum ad iracundiam provocetis
9- 7 Quomodo ad iracundiam provocaveris Do.
- 8 Nam et in Horeb provocasti eum
-18 Et eum ad iracundiam provocastis
-22 In sepulcris Concupiscentiæ provocastis Do.
32-11 Sicut aquila provocans ad volandum pullos
-16 Provocaverunt eum in diis alienis
-19 Provocaverunt eum filii sui et filiæ
-21 Me provocaverunt in eo qui non erat Deus
Provocabo eos in eo qui non est populus
Judic. 20-34 Habitator. urbis ad certamina provocabant
1 Reg. 1- 7 Et sic provocabat eam
3 Reg. 14- 9 Ut me ad iracundiam provocares
16-13 Provocantes Dominum Deum Israel
21-22 Ut me ad iracundiam provocares
4 Reg. 14-10 Quare provocas malum, ut cadas tu?
23-26 Quibus provocaverat eum Manasses
1 Par. 12-36 Egred. ad pugnam, et in acie provocantes
2 Par. 25-19 Cur malum adversum te provocas?
28-25 Ad iracundiam provocavit Dominum
34-25 Ut me ad iracundiam provocarent
1 Esdr. 5-12 Postquam a. ad iracundiam provocaverunt
2 Esdr. 4- 6 Et provocatum est cor populi ad operandum
9-26 Provocaverunt autem te ad iracundiam
Judith. 8-12 Non est iste sermo qui misericord. provocet
14-12 Ausi sunt provocare nos ad prælium
Job. 12- 6 Et audacter provocant Deum
34-37 Ad judicium provocet sermonibus s. Deum
36-13 Simulatores et callidi provocant iram Dei
Psal. 77-58 Ad æmulationem eum provocaverunt
Prov. 12-23 Et cor insipientium provocat stultitiam
15-18 Vir iracundus provocat rixas
18- 6 Et os ejus jurgia provocat
20- 2 Qui provocat eum, peccat in animam suam
29-22 Vir iracundus provocat rixas
30-33 Qui provocat iras, producit discordias
Sap. 18- 8 Sic et nos provocans magnificasti
Eccli. 31-30 Diligentes in vino noli provocare
Isai. 1-20 Et me ad iracundiam provocaveritis
3- 8 Ut provocarent oculos majestatis ejus
30- 9 Populus enim ad iracundiam provocans est
63-10 Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt
65- 3 Populus qui ad iracundiam provocat me
Jerem. 4-17 Me ad iracundiam provocavit, dicit Dom.
7-18 Et me ad iracundiam provocent
-19 Numquid me ad iracundiam provocant?
25- 6 Neque me ad iracundiam provocetis
- 7 Ut me ad iracundiam provocaretis
32-32 Quam fecerunt ad iracund. me provocantes
44- 3 Ut me ad iracundiam provocarent
- 8 Provocantes me in operibus manuum vest.
50-24 Inventa es et apprehensa, quoniam Dominum provocasti
Thren. 1-18 Quia os ejus ad iracundiam provocavi
2-14 Ut te ad pœnitentiam provocarent
3-42 Inique egimus, et ad iracund. provocavimus
Baruc. 4- 6 In ira ad iracundiam provocastis Deum
Ezech. 8- 3 Idolum zeli ad provocandam æmulationem
16-43 Et provocasti me in omnibus his
Dan. 11-10 Filii autem ejus provocabuntur
-11 Et provocatus rex Austri egredietur
-25 Et rex Austri provocabitur ad bellum
Osee. 12-14 Ad iracundiam me provocavit Ephraim
Zach. 8-14 Cum ad iracundiam provocassent patres
Rom. 11-14 Si quomodo ad æmulandum provocem carn.
2 Cor. 9- 2 Et vestra æmulatio provocavit plurimos
Galat. 5-26 Invicem provocantes, invicem invidentes
Ephes. 6- 4 Nolite ad iracundiam provocare filios vest.
Colos. 3-21 Nolite ad indignationem provocare filios

PROVOLUTUS.

2 Mac. 10-26 Ad altaris crepidinem provoluti
Matth. 17-14 Homo genibus provolutus ante eum

PROXIMO.

Judith. 14-14 Accessit proximans ad cortinam, et elevans
Prov. 12-13 Propter peccata labior. ruina proximat malo
Eccli. 5- 7 Misericordia e. et ira ab illo cito proximant
1 Mac. 9-12 Et proximavit legio ex duabus partibus
Hebr. 7-19 Per quam proximamus ad Deum

PROXIMUS, A, UM. *Substant. et adject.*

Gen. 11- 3 Dixitque alter ad proximum suum : Venite
- 7 Ut non audiat unusquisq. vocem proximi s.
Exod. 2-13 Quare percutis proximum tuum?
20-16 Non loqueris contra proximum tuum falsum
-17 Non concupisces domum proximi tui
21-14 Si quis per industriam occiderit proximum
-18 Et percusserit alter proximum suum
22- 8 Quod non extenderit manum in rem proximi
- 9 Duplum restituet proximo suo
-10 Si quis commendaverit proximo suo asinum
-11 Quod non extenderit man. ad rem proximi
-14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit
-26 Si pignus a proximo tuo acceperis
32-27 Occidat unusquisque... et proximum suum
Levit. 6- 2 Negaverit proximo suo depositum
18- 6 O. homo ad proximam sang. sui non accedet
-20 Cum uxore proximi tui non coïbis
19-11 Ne decipiet unusquisque proximum suum

Levit. 19-13 Non facies calumniam proximo tuo
-15 Juste judica proximo tuo
-16 Non stabis contra sanguinem proximi tui
20-10 Si... et adulterium perpetraverit cum conjuge proximi sui
25-26 Sin autem non habuerit proximum
Num. 25- 5 Occidat unusquisque proximos suos
27-11 Dabitur hæreditas his qui ei proximi sunt
Deut. 1- 7 Ad cætera quæ ei proxima sunt campestria
4-42 Qui occiderit nolens proximum suum
5-20 Nec loqueris contra proximum tuum falsum
-21 Non concupisces uxorem proximi tui
15- 2 Cui debetur aliquid ab amico vel proximo
19- 4 Qui percusserit proximum suum nesciens
- 6 Ne forsitan proximus ejus... persequatur
-11 Si quis autem odio habens proximum suum
-12 Tradentque in manu proximi, cujus sanguis effusus est
-14 Non... transferes terminos proximi tui
22-24 Vir quia humiliavit uxorem proximi sui
23-24 Ingressus vineam proximi tui, comede uvas
24-10 Cum repetes a proximo tuo rem aliquam
27-17 Maledictus qui transfert terminos proximi
-24 Maledictus qui clam percusserit proximum
Josue. 20- 3 Et possit evadere iram proximi
- 5 Quia ignorans percussit proximum ejus
- 9 Et non moreretur in manu proximi
Judic. 7-13 Narrabat aliquis somnium proximo suo
10-18 Dixeruntque... singuli ad proximos suos
Ruth. 4- 7 Solvebat homo calceamentum suum, et dabat proximo suo
1 *Reg.* 14-20 Versus fuerat gladius uniusc. ad proximum
15-28 Et tradidit illud proximo tuo meliori te
28-17 Et dabit illud proximo tuo David
30-26 Misit dona... senioribus Juda proximis suis
2 *Reg.* 3- 8 Et super fratres et proximos ejus
12-11 Dabo proximo tuo, et dormiet cum uxoribus
14-11 Ut non multiplicentur proximi sanguinis
3 *Reg.* 8-31 Si peccaverit homo in proximum suum
2 *Par.* 6-22 Si peccaverit quispiam in proximum suum
2 *Esdr.* 4- 3 Sed et Tobias Ammanites proximus ejus
13- 4 Qui fuerat... et proximus Tobiæ
Tobiæ. 2- 8 Arguebant autem eum omnes proximi ejus
5-13 In proximo est ut a Deo cureris
Judith. 15- 2 Ita ut nullus loqueretur cum proximo suo
Esth. 1-14 Erant autem primi et proximi Charsena
Psal. 11- 3 Vana locuti sunt unusquisq. ad proximum s.
14- 3 Nec fecit proximo suo malum, et opprobrium non accepit adversus proximos s.
- 4 Qui jurat proximo suo, et non decipit
21-12 Ne discesseris a me. Quoniam tribulatio proxima est
23- 4 Nec juravit in dolo proximo suo
27- 3 Qui loquuntur pacem cum proximo suo
34-14 Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum
37-12 Proximi mei adversum me appropinquav.
44-15 Proximæ ejus afferentur tibi
87-19 Elongasti a me amicum et proximum
100- 5 Detrahentem secreto proximo suo
121- 8 Propter fratres meos, et proximos meos, loquebar pacem de te
Prov. 6- 3 Quia incidisti in manum proximi tui
-29 Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui
10-14 Os autem stulti confusioni proximum est
14-20 Etiam proximo suo pauper odiosus erit
-21 Qui despicit proximum suum, peccat
21-10 Anima impii... non miserebitur proximo
24-28 Ne sis testis frustra contra proximum tuum
25-17 Subtrahe pedem tuum de domo proximi tui
-18 Homo qui loquitur contra proximum suum
27-14 Qui benedicit proximo suo voce grandi
Eccle. 4- 4 Et industrias animadverti patere invidiæ proximi
Sap. 6-20 Incorruptio autem facit esse proximum Deo
Eccli. 4-27 Ne reverearis proximum tuum in casu suo
5-14 Si est tibi intellectus, responde proximo
6- 1 Noli fieri pro amico inimicus proximo
9-21 Secundum virtutem t. cave te a proximo
10- 6 Omnis injuriæ proximi ne memineris
11-32 Sicut prospector videns casum proximi sui
13-19 Sic et omnis homo proximum sibi
15- 4 Et exaltabit illum apud proximos suos
16-28 Unusquisque proximum sibi non angustiabit
17-12 Et mandavit illis unicuique de proximo suo
18-12 Miseratio hominis circa proximum suum
19-10 Audisti verbum adversus proximum tuum
-14 Corripe proximum, ne forte non dixerit
-17 Corripe proximum antequam commineris
21-25 Pes fatui facilis in domum proximi
25- 2 Concordia fratrum, et amor proximorum
-24 In medio proximorum ej. (-25) ingemuit vir
26-15 Et ab omni aqua proxima bibet
27-18 Dilige proximum, et conjungere fide cum illo
-20 Sic et qui perdit amicitiam proximi sui
Eccli. 27-21 Sic dereliquisti proximum tuum
-29 Qui statuit lapidem proximo, offendet in eo
28- 2 Relinque proximo tuo nocenti te
- 8 Memorare timorem Dei, et non irascaris proximo
- 9 Et despice ignorantiam proximi
29- 1 Qui facit misericord., fœneratur proximo
- 2 Fœnerare proximo tuo in tempore necessitatis illius, et iterum redde proximo
-19 Vir bonus fidem facit pro proximo suo
-23 Vir repromittit de proximo suo
-27 Recupera proximum secundum virtutem t.
30- 1 Et non palpet proximorum ostia
31-18 Intellige quæ sunt proximi tui ex te ipso
-41 In convivio vini non arguas proximum
34-26 Qui aufert in sudore panem, quasi qui occidit proximum suum
41-26 Ne avertas faciem a proximo tuo
51-34 In proximo est enim invenire eam
Isai. 3- 5 Irruet... unusquisque ad proximum suum
13- 8 Unusquisque ad proximum suum stupebit
41- 6 Unusquisque proximo suo auxiliabitur
Jerem. 5- 8 Unusq. ad uxorem proximi sui hinniebat
6-21 Filii simul, vicinus et proximus peribunt
7- 5 Si feceritis judic. inter virum et proximum
9- 4 Unusquisque se a proximo suo custodiat
-20 Et unaquæque proximam suam planctum
22- 8 Et dicet unusquisque proximo suo
23-27 Quæ narrat unusquisq. ad proximum suum
-30 Qui furantur verba mea unusq. a proximo
-35 Hæc dicetis unusquisque ad proximum
31-34 Et non docebit ultra vir proximum suum
36-16 Obstupuerunt unusquisque ad proximum s.
46-16 Ceciditque vir ad proximum suum
Baruc. 6-43 Proximæ suæ exprobrat quod ea non sit digna habita
Ezech. 18- 6 Et uxorem proximi sui non violaverit
-11 Et uxorem proximi sui polluentem
-15 Et uxorem proximi sui non violaverit
22-11 Unusq. in uxorem proximi sui operatus est
-12 Et avare proximos tuos calumniabaris
33-26 Et unusquisque uxorem proximi sui polluit
-30 Et dicunt unus ad alterum, vir ad proximum
Dan. 13-61 Sicut male egerant adversus proximum
Zach. 8-10 Dimisi... unumquemque contra proximum
-16 Loquimini veritatem unusq. cum proximo
11- 6 Tradam... unumquemque in manu proximi
- 9 Devorent unusquisque carnem proximi sui
14- 5 Quoniam conjungetur vallis montium usque ad proximum
-13 Et apprehendet vir manum proximi sui Super manum proximi sui
Malac. 3-16 Unusquisque cum proximo suo
1 *Mac.* 2-40 Dixit vir proximo suo : Si omnes fecerimus
3-43 Et dixerunt unusquisque ad proximum s.
8-12 Et obtinuerunt regna, quæ erant proxima
12-33 Usque ad Ascalon, et ad proxima præsidia
2 *Mac.* 6- 8 Decretum autem exiit in proximas gentil.
-11 Ad proximas coëuntes speluncas
9-25 Considerans de proximo potentes quosque
10-27 Et proximi hostibus effecti, resederunt
Matth. 5-43 Quia dictum est : Diliges proximum tuum
19-19 Et diliges proximum tuum sicut te ipsum
22-39 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
Marc. 1-38 Eamus in proximos vicos et civitates
6-36 Ut euntes in proximas villas et vicos
12-31 Diliges proximum tuum tanquam te ipsum
-33 Et diligere proximum tanquam se ipsum
13-28 Cognoscitis quia in proximo sit æstas
-29 Scitote quod in proximo sit in ostiis
Luc. 10-27 Et proximum tuum sicut te ipsum
-29 Et quis est meus proximus ?
-36 Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse
Joan. 6- 4 Erat autem proximum Pascha
-19 Ambulantem supra mare et proximum navi
7- 2 Erat autem in proximo dies festus Judæor.
11-55 Proximum autem erat Pascha Judæorum
Act. 7-27 Qui autem injuriam faciebat proximo
Rom. 13- 8 Qui enim diligit proximum, legem implevit
- 9 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
-10 Dilectio proximi malum non operatur
15- 2 Unusquisque vestrum proximo suo placeat
Galat. 5-14 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
Ephes. 4-25 Loquimini veritatem unusq. cum proximo s.
Hebr. 6- 8 Reproba est, et maledicto proxima
8-11 Et non docebit unusquisque proximum s.
Jacob. 2- 8 Diliges proximum tuum sicut te ipsum
4-13 Tu autem quis es, qui judicas proximum ?

PRUDENS.

Exod. 23- 8 Munera, quæ etiam excæcant prudentes
1 *Reg.* 16-18 Virum bellicosum, et prudentem in verbis
18-15 Vidit itaque Saül quod prudens esset nimis
25- 3 Eratque mulier illa prudentissima et spec.
2 *Reg.* 13- 3 Filius Semmaa fratris David, vir prudens
1 *Par.* 22-15 Ad faciendum opus prudentissimos
26-14 Porro Zachariæ fil. ejus, viro prudentissimo
27-32 Consiliarius, vir prudens et litteratus
2 *Par.* 2-12 Eruditum, et sensatum, atque prudentem
-13 Misi ergo tibi virum prudentem
Psal. 118-98 Prudentem me fecisti mandato tuo
Prov. 10-19 Qui autem moderatur labia sua, prudentissimus est
11-12 Vir autem prudens tacebit
14- 6 Doctrina prudentium facilis
-33 In corde prudentis requiescit sapientia
15-21 Et vir prudens dirigit gressus suos
16-21 Qui sapiens est corde, appellabitur prudens
17-10 Plus proficit correptio apud prudentem
-24 In facie prudentis lucet sapientia
-27 Qui moderatur sermones suos, doctus et prudens est
18-15 Cor prudens possidebit scientiam
19-14 A Domino autem proprie uxor prudens
27-19 Corda hominum manifesta sunt prudentibus
28-11 Pauper autem prudens scrutabitur eum
Sap. 6- 1 Melior est... et vir prudens quam fortis
Eccli. 6-35 In multitudine presbyteror. prudentium sta
9-21 Et cum sapientibus et prudentibus tracta
10-28 Et vir prudens et disciplinatus
19-28 Et est tacens, et ipse est prudens
20-29 Homo prudens placebit magnatis
21-20 Os prudentis quæritur in ecclesia
-24 Ornamentum aureum prudenti doctrina
-27 Et prudens gravabitur contumelia
-28 Verba a. prudentium statera ponderabuntur
22- 4 Filia prudens hæreditas viro suo
38- 4 Et vir prudens non abhorrebit illa
Isai. 3- 3 Et prudentem eloquii mystici
5-21 Et coram vobismetipsis prudentes
29-14 Et intellectus prudentium ejus abscondetur
Ezech. 27- 9 Senes Giblii, et prudentes ejus
Amos. 5-13 Ideo prudens in tempore illo tacebit
Matth. 10-16 Estote ergo prudentes sicut serpentes
11-25 Quia abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus
24-45 Quis, putas, est fidelis servus et prudens
25- 2 Ex eis erant fatuæ, et quinque prudentes
- 4 Prudentes vero acceperunt oleum in vasis
- 9 Responderunt prudentes, dicentes : Ne forte
Luc. 10-21 Abscondisti hæc a sapientib. et prudentibus
12-42 Quis, putas, est fidel. dispensator et prudens
16- 8 Filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis
Act. 13- 7 Cum proconsule Sergio Paulo viro prudente
Rom. 12-16 Nolite esse prudentes apud vosmetipsos
1 *Cor.* 1-19 Et prudentiam prudentium reprobabo
4-10 Vos autem prudentes in Christo
10-15 Ut prudentibus loquor, vos ipsi judicate
1 *Tim.* 3- 2 Sobrium, prudentem, ornatum, pudicum
Tit. 2- 2 Ut sobrii sint, pudici, prudentes,
- 5 Prudentes, castas, sobrias, domus curam habentes
1 *Petr.* 4- 7 Estote itaque prudentes, et vigilate in orat.

PRUDENTER.

Gen. 40-16 Quod prudenter somnium dissolvisset, ait
1 *Reg.* 18- 5 Et prudenter se agebat
-14 David prudenter agebat, et Do. erat cum eo
-30 Prudentius se gerebat David, quam omnes
2 *Par.* 2-14 Et adinvenire prudenter quodcumque in opere necessarium est
Prov. 17- 8 Quocumque se vertit, prudenter intelligit
Luc. 16- 8 Laudavit dom.... quia prudenter fecisset

PRUDENTIA.

Exod. 28- 3 Quos replevi spiritu prudentiæ
Deut. 32-28 Gens absque consilio est, et sine prudentia
3 *Reg.* 4-29 Dedit.. sapientiam Salomoni, et prudentiam
1 *Par.* 22-12 Det quoque tibi Dominus prudentiam
Job. 12-12 Et in multo tempore prudentia
26- 3 Et prudentiam tuam ostendisti plurimam
-12 Et prudentia ejus percussit superbum
32-11 Audivi prudentiam vestram
Psal. 48- 4 Et meditatio cordis mei prudentiam
104-22 Et senes ejus prudentiam doceret
Prov. 1- 3 Ad intelligenda verba prudentiæ
2- 2 Inclina cor t. ad cognoscendam prudentiam
- 3 Et inclinaveris cor tuum prudentiæ
- 6 Et ex ore ejus prudentia et scientia
-11 Consil. custodiet te, et prudentia servabit te
3- 5 Et ne innitaris prudentiæ tuæ
-13 Beatus homo... qui affluit prudentia
-19 Fundavit terram, stabilivit cœlos prudentia
4- 1 Et attendite ut sciatis prudentiam
- 5 Posside sapientiam, posside prudentiam
- 7 In omni possessione tua acquire prudentiam
5- 1 Et prudentiæ meæ inclina aurem tuam
7- 4 Et prudentiam voca amicam tuam
8- 1 Numquid non.. prudentia dat vocem suam ?
-14 Mea est prudentia, mea est fortitudo

Prov. 9- 6 Et vivite, et ambulate per vias prudentiæ
-10 Et scientia sanctorum, prudentia
10-23 Sapientia autem est viro prudentia
14- 7 Et nescit labia prudentiæ
-29 Qui patiens est, multa gubernatur prudentia
16-16 Et acquire prudentiam, quia pretiosior est
18- 2 Non recipit stultus verba prudentiæ
19- 8 Et custos prudentiæ inveniet bona
21-30 Non est sapientia, non est prudentia... contra Dominum
23- 4 Sed prudentiæ tuæ pone modum
24- 3 Sapientia ædificabitur domus, et prudentia roborabitur
28-16 Dux indigens prudentia, multos opprimet
Eccle. 1-17 Ut scirem prudentiam atque doctrinam
Sap. 8- 7 Sobrietatem enim et prudentiam docet
Eccli. 1- 4 Et intellectus prudentiæ ab ævo
-24 Et intellectum prudentiæ sapientia compartietur
19-19 Et non est cogitatus peccatorum prudentia
44- 3 Magni virtute, et prudentia sua præditi
- 4 Virtute prudentiæ populis sanctissima verba
47-28 Et imminutum a prudentia Roboam
Isai. 40-14 Et viam prudentiæ ostendit illi
Jerem. 10-12 Et prudentia sua extendit cœlos
51-15 Et prudentia sua extendit cœlos
Baruc. 3- 9 Auribus percipe ut scias prudentiam
-14 Disce ubi sit prudentia, ubi sit virtus
-23 Qui exquirunt prudentiam quæ de terra est
Et exquisitores prudentiæ et intelligentiæ
-32 Novit eam, et adinvenit eam prudentia sua
Ezech. 28- 4 In... prudentia tua fecisti tibi fortitudinem
Dan. 5-12 Prudentia intelligentiaq... inventæ sunt
Abdiæ. - 7 Non est prudentia in eo
- 8 Et prudentiam de monte Esaü
Luc. 1-17 Ut convertat... et incredulos ad prudentiam
2-47 Eum audiebant sup. prudentia et responsis
Rom. 8- 6 Nam prudentia carnis, mors est
Prudentia autem spiritus, vita et pax
1 Cor. 1-19 Et prudentiam prudentium reprobabo
Ephes. 1- 8 Quæ superabundavit... in omni sapientia et prudentia
3- 4 Intelligere prudentiam m. in mysterio Chr.
Tit. 2- 4 Ut prudentiam doceant adolescentulas

PRUINA.

Exod. 16-14 In similitudinem pruinæ super terram
Job. 6-16 Qui timent pruinam, irruet super eos nix
Psal. 77-47 Occidit... moros eorum in pruina
118-83 Quia factus sum sicut uter in pruina
Dan. 3-68 Benedicite, rores et pruina, Domino

PRUNA.

Levit. 16-12 Quod de prunis altaris impleverit
Job. 41-12 Halitus ejus prunas ardere facit
Prov. 6-28 Ambulare super prunas, ut non combur.
25-22 Prunas enim congregabis super caput ejus
26-21 Sicut carbones ad prunas, et ligna ad ignem
Isai. 44-12 In prunis et in malleis formavit illud
47-14 Non sunt prunæ quibus calefiant
54-16 Creavi fabrum sufflantem in igne prunas
Jerem. 36-22 Et posita erat arula coram eo plena prunis
Ezech. 10- 2 Et imple manum tuam prunis ignis
24-11 Pone quoque eam super prunas vacuam
Joan. 18-18 Stabant autem servi et ministri ad prunas
21- 9 Viderunt prunas positas et piscem superp.

PRURIGO.

Deut. 28-27 Percutiat te... scabie quoque et prurigine

PRURIENS.

2 Tim. 4- 3 Coacervabunt sibi magistros prurientes

PSALLO.

Judic. 5- 3 Canam, psallam Domino Deo Israël
1 Reg. 16-16 Quærent hominem scientem psallere cithara
Ut... psallat manu sua, et levius feras
-17 Providete ergo mihi aliq. bene psallentem
-18 Vidi filium Isaï Bethleh. scientem psallere
18-10 David autem psallebat manu sua
19- 9 Porro David psallebat manu sua
1 Par. 16- 9 Psallite ei : et narrate omnia mirabilia ejus
Psal. 7-18 Et psallam nomini Domini altissimi
9- 3 Psallam nomini tuo, Altissime
-12 Psallite Domino, qui habitat in Sion
12- 6 Et psallam nomini Domini altissimi
20-14 Cantabimus et psallemus virtutes tuas
29- 5 Psallite Domino : sancti ejus, et confitemini
32- 2 In psalterio decem chordarum psallite illi
- 3 Bene psallite ei in vociferatione
46- 7 Psallite Deo nostro, psallite : psallite regi nostro, psallite
- 8 Rex omnis terræ Deus : psallite sapienter
58-18 Tibi psallam, quia Deus susceptor meus es
65- 4 Omnis terra adoret te, et psallat tibi
Psal. 67-26 Prævener. principes conjuncti psallentibus
-33 Regna terræ, cantate Deo . psallite Domino: psallite Deo
68-13 Et in me psallebant qui bibebant vinum
70-22 Deus, psallam tibi in cithara, sanctus Israël
91- 2 Bonum est... psallere nomini tuo, Altissime
97- 4 Cantate, et exultate, et psallite
- 5 Psallite Domino... in cithara et voce psalmi
100- 1 Psallam, (-2) et intelligam in via immacul.
103-33 Psallam Deo meo quandiu sum
104- 2 Psallite ei : narrate omnia mirabilia ejus
107- 2 Cantabo, et psallam in gloria mea
- 4 Et psallam tibi in nationibus
134- 3 Psallite nomini ejus, quoniam suave
137- 1 In conspectu Angelorum psallam tibi
143- 9 In psalterio, decachordo psallam tibi
145- 2 Psallam Deo meo quandiu fuero
146- 7 Psallite Deo nostro in cithara
149- 3 In tympano et psalterio psallant ei
Eccli. 50-20 Amplificaverunt psallentes in vocibus suis
Thren. 5-14 Defecerunt... juvenes de choro psallentium
2 Mac. 1-30 Sacerdotes autem psallebant hymnos
1 Cor. 14-15 Psallam spiritu, psallam et mente
Ephes. 5-19 Cantantes et psallentes in cordibus vestris
Jacob. 5-13 Æquo animo est ? psallat

PSALMUS.

Judith. 16- 2 Modulamini illi psalmum novum
Psal. 3- 1 Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom
4- 1 In finem, in carminibus, Psalmus David
5- 1 Pro ea, quæ hæred. consequitur, Psalmus
6- 1 In finem, in carminibus, Psalmus David
7- 1 Psalmus David, quem cantavit Domino
8- 1 In finem, pro torcularibus, Psalmus David
9- 1 In finem, pro occultis filiis, Psalmus David
10- 1 In finem, Psalmus David
11- 1 In finem, pro octava, Psalmus David
12- 1 In finem, Psalmus David
13- 1 In finem, Psalmus David
14- 1 Psalmus David
17-50 Et nomini tuo psalmum dicam
18- 1 In finem, Psalmus David
19- 1 In finem, Psalmus David
20- 1 In finem, Psalmus David
21- 1 In finem, pro susceptione matutina, Psalmus
22- 1 Psalmus David
23- 1 Prima sabbati, Psalmus David
24- 1 In finem, Psalmus David
25- 1 In finem, Psalmus David
26- 1 Psalmus David priusquam liniretur
- 6 Cantabo, et psalmum dicam Domino
27- 1 Psalmus ipsi David
28- 1 Psalmus David, in consummatione tabern.
29- 1 Psalmus Cantici, in dedicatione domus Dav.
30- 1 In finem, Psalmus David, pro extasi
32- 1 Psalmus David
36- 1 Psalmus ipsi David
37- 1 Psalmus Dav., in rememorationem de sabb.
39- 1 In finem, Psalmus ipsi David
40- 1 In finem, Psalmus ipsi David
42- 1 Psalmus David
45- 1 In finem, filiis Core, pro arcanis, Psalmus
46- 1 In finem, pro filiis Core, Psalmus
47- 1 Psalmus Cantici filiis Core, secunda sabbati
48- 1 In finem, filiis Core, Psalmus
49- 1 Psalmus Asaph
50- 1 In finem, Psalmus David
56- 8 Cantabo, et psalmum dicam
-10 Et psalmum dicam tibi in gentibus
60- 9 Sic psalmum dicam nomini tuo in sæculum
61- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus David
62- 1 Psalmus David, cum esset in deserto Idum.
63- 1 In finem, Psalmus David
64- 1 In finem, Psalmus David, Canticum Jerem.
65- 1 In finem, Canticum Psalmi resurrectionis
- 2 Psalmum dicite nomini ejus
- 4 Psalmum dicat nomini tuo
66- 1 In finem, in hymnis, Psalmus Cantici David
67- 1 In finem, Psalmus Cantici ipsi David
- 5 Cantate Deo, psalmum dicite nomini ejus
69- 1 In finem, Psalmus David, in rememorat.
70- 1 Psalmus David, filiorum Jonadab
-22 Confitebor tibi in vasis psalmi veritatem t.
71- 1 Psalmus, in Salomonem
72- 1 Psalmus Asaph
74- 1 In finem, ne corrumpas, Psalmus Cantici
75- 1 In finem, in laudibus, Psalmus Asaph
76- 1 In finem, pro Idithun, Psalmus Asaph
78- 1 Psalmus Asaph
79- 1 In finem... testimonium Asaph, Psalmus
80- 1 Pro torcularibus, Psalmus ipsi Asaph
- 3 Sumite psalmum, et date tympanum
81- 1 Psalmus Asaph
82- 1 Canticum Psalmi Asaph
83- 1 Pro torcularibus, filiis Core, Psalmus
Psal. 84- 1 In finem, filiis Core, Psalmus
86- 1 Filiis Core, Psalmus Cantici
87- 1 Canticum Psalmi, filiis Core, in finem
91- 1 Psalmus Cantici, in die sabbati
93- 1 Psalmus ipsi David, quarta sabbati
94- 2 Et in psalmis jubilemus ei
97- 1 Psalmus ipsi David
- 5 Psallite Dom... in cithara et voce psalmi
98- 1 Psalmus ipsi David
99- 1 Psalmus in confessione
100- 1 Psalmus ipsi David
107- 1 Canticum Psalmi ipsi David
108- 1 In finem, Psalmus David
109- 1 Psalmus David
136- 1 Psalmus David, Jeremiæ
138- 1 In finem, Psalmus David
139- 1 In finem, Psalmus David
140- 1 Psalmus David
142- 1 Psalmus David, quando persequebatur eum
143- 1 Psalmus David adversus Goliath
146- 1 Laudate Dom., quoniam bonus est psalmus
Isai. 38-20 Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus
Thren. 3-63 Ego sum psalmus eorum
Habac. 3-19 Deducet me victor in psalmis canentem
Luc. 20-42 Ipse David dicit in libro Psalmorum
24-44 Omnia quæ scripta sunt in... Psalmis de me
Act. 1-20 Scriptum est enim in libro Psalmorum
13-33 Sicut et in Psalmo secundo scriptum est
1 Cor. 14-26 Unusquisque vestrum psalmum habet
Ephes. 5-19 Loquentes vobismetipsis in psalmis
Colos. 3-16 Commonentes vosmetipsos, psalmis, hymnis

PSALTERIUM.

1 Reg. 10- 5 Et ante eos psalterium et tympanum
1 Par. 13- 8 In citharis, et psalteriis, et tympanis
16- 5 Jehiel super organa psalterii et lyras
25- 1 Qui prophetarent in citharis et psalteriis
- 6 Distributi erant, in cymbalis et psalteriis
2 Par. 5-12 Et psalteriis et citharis concrepabant
9-11 Citharas quoque et psalteria cantoribus
20-28 Ingressiq. sunt in Jerusalem cum psalteriis
29-25 Cum cymbalis, et psalteriis, et citharis
2 Esdr. 12-27 In cymbalis, psalteriis, et citharis
Psal. 32- 2 In psalterio decem chordarum psallite illi
48- 5 Aperiam in psalterio propositionem meam
56- 9 Exurge, psalterium et cithara
80- 3 Date... psalterium jucundum cum cithara
91- 4 In decachordo, psalterio : cum cantico
107- 3 Exurge, psalterium et cithara
143- 9 In psalterio, decachordo psallam tibi
149- 3 In tympano et psalterio psallant ei
150- 3 Laudate eum in psalterio et cithara
Eccli. 40-21 Tibiæ et psalterium suavem faciunt melod.
Jerem. 52-18 Et psalteria, et phialas, et mortariola
Dan. 3- 5 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
- 7 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
-10 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
-15 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
Amos. 6- 5 Qui canitis ad vocem psalterii, sicut David

PSALTES.

2 Reg. 23- 1 Egregius psaltes Israël
4 Reg. 3-15 Nunc autem adducite mihi psaltem
Cumque caneret psaltes, facta est super eum manus Domini
1 Par. 23- 5 Et totidem psaltæ canentes Dom. in organis

PSEUDOAPOSTOLUS.

2 Cor. 11-13 Ejusmodi pseudoapostoli sunt operarii

PSEUDOCHRISTUS.

Matth. 24-24 Surgent e. pseudochristi et pseudoprophetæ
Marc. 13-22 Exurgent e. pseudochristi et pseudoproph.

PSEUDOPROPHETA.

Zach. 13- 2 Pseudoprophetas... auferam
Matth. 24-11 Multi pseudoprophetæ surgent, et seducent
-24 Surgent e. pseudochristi et pseudoprophetæ
Marc. 13-22 Exurgent e. pseudochr. et pseudoprophetæ
Luc. 6-26 Secundum hæc enim faciebant pseudoprophetis patres eorum
Act. 13- 6 Invenerunt... magum pseudoprophetam
2 Petr. 2- 1 Fuerunt vero et pseudoprophetæ in populo
1 Joan. 4- 1 Quoniam multi pseudoprophetæ exierunt
Apoc. 16-13 Et de ore pseudoprophetæ spiritus tres
19-20 Et cum ea pseudopropheta
20-10 Pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte

PTISANA.

2 Reg. 17-19 Super os putei, quasi siccans ptisanas
Prov. 27-22 Quasi ptisanas feriente desuper pilo

PTOLEMÆUS.

Novem sunt viri hujus nominis in Scriptura, sed quia multis in locis auctores dissen-

tiunt de identitate, sufficiat summatim in catalogo sequenti inscribere nomina. Nempe **PTOLEMÆUS I.** *Anno mundi* 3767, *ante J. Ch.* 287. *Dictus est Ptolemæus Philadelphus rex Ægypti, filius Ptolemæi filii Lagi, qui primus post Alexandrum Magnum tenuit regnum Ægypti. Cum Ptolemæus Philadelphus, libris undique collectis, cognovisset apud Judæos etiam extare scripta quæ de Deo atque optima reipublicæ forma agerent, accersitis e Judæa viris, in Græcum sermonem illa ipsa per eos convertenda curavit, atque in Serapidis templo reposuit; erat enim ibi homo Græcus, Demetrius nomine, cujus hortatu rem fuerat aggressus, et cui interpretationem servandam commisit. Perfectum opus legi jussit præsentibus interpretibus, qui magna laude et acclamatione sunt accepti; omnesque astantes, et sacerdotes, et seniores interpretum, et magistratus, et principes multitudinis, dixerunt :* Quoniam recte et sancte et per omnia accurate perfecta est ista interpretatio, par est ut omnia sicut sunt permaneant, nec ulla fiat mutatio. *Hæc est versio quam dicimus LXX, et adhuc recepta est magna cum laude et usu, adhibita a fere omnibus sanctis Patribus in suis exegeticis operibus. Adversus Ptolemæum Philadelphum bella gessit plurima Antiochus Divus; quæ Ptolemæus finire volens, filiam suam Berenicem ei dedit, et infinita auri et argenti millia dotis nomine. Philadelphus hic Ptolemæus importuno luxu dementatus, semper se victurum jactitans, mortem obiit, post mortem patris annis quadraginta. Ei successit filius* **PTOLEMÆUS II,** EVERGETES I, *ex Arsinoe Lysimachi filia genitus, et annos viginti quinque regnavit. Ptolemæo Evergete, sive ex morbo, ut vult Porphyrius, sive scelere filii Philopatoris, ut refert Justinus, sublato, regnum obtinuit* **PTOLEMÆUS III,** PHILOPATOR *ille, quem etiam Tryphonem cognominatum fuisse apud Plinium legimus. Alexandriæ moriens Philopator, successorem reliquit Ptolemæum Epiphanem, de quo non agitur in Bibliis; ideo ei numerum non ascripsimus. Cum iste Ptolemæus Epiphanes Seleuco Philopatori molitur insidias, et exercitum præpararet, quærenti ab illo uni e ducibus, Ubi haberet pecuniam? respondit* sibi apud amicos esse divitias; *quod cum divulgatum esset, timentes ne eorum opes ille auferret, veneno eum sustulerunt. Duos post se reliquit filios impuberes,* **PTOLEMÆUM IV,** PHILOMETOREM, *cui cum undecim regnavisset annos, diadema ab Antiocho Epiphane fuit sublatum; et ab Alexandrinis junior ipsius frater regnum accepit* **PTOLEMÆUS V,** EVERGETES II, *quem ipsi tamen Alexandrini postea propter maleficia* CAKERGETEM *vel* CACOURGETEM *appellarunt; a corporis autem sagina, et distento aqualiculo,* Physconis, *sive Ventrosi cognomen obtinuit. Anno trigesimo octavo regni Physconis, Jesus filius Sirach in Ægyptum veniens, ex Hebræo in Græcum transtulit avi sui Jesu librum quem vocamus Ecclesiasticum. Ptolemæus Evergetes moriens, regnum reliquit filio suo Ptolemæo Lathuro, qui simul cum matre Cleopatra decem annis regnavit. De hoc ultimo Ptolemæo nulla fit mentio in Bibliis. Sunt insuper* **PTOLEMÆUS VI,** *filius Dorymini quem constituerat Cypri præsidem Ptolemæus Philometor;* **PTOLEMÆUS VII,** *filius Dosithei;* **PTOLEMÆUS VIII,** *pater Lysimachi; tandem* **PTOLEMÆUS IX,** *filius Abobi, constitutus dux in campo Jericho, generque Simonis Machabæi.*

Esth. 11- 1 Regnantibus Ptolemæo et Cleopatra
Attulerunt Dositheus..et Ptolemæus filius ej.
Lysimachum Ptolemæi filium in Jerusalem
Prolog. Eccli. Temporibus Ptolemæi Evergetis regis
1 Mac. 1-19 Constituit bell. adversus Ptolemæum regem Ægypti, et verit. est Ptolemæus a facie ej.
3-38 Et elegit Lysias Ptolemæum filium Dorymini
10-51 Misit Alexander ad Ptolemæum reg. Ægypti
-55 Respondit rex Ptolemæus, dicens
-57 Exivit Ptolemæus de Æg., ipse, et Cleopatra
11- 3 Cum autem introiret civitatem Ptolemæus
- 8 Rex a. Ptolemæus obtinuit dominium civ.
-13 Et intravit Ptolemæus Antiochiam
-15 Et produxit Ptolemæus rex exercitum
-16 Rex autem Ptolemæus exaltatus est
-17 Abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri, et misit Ptolemæo
-18 Et rex Ptolemæus mortuus est in die tertia
15-16 Lucius... Ptolemæo regi salutem
16-11 Ptolemæus filius Abobi constitutus erat
-16 Surrexit Ptolemæus cum suis
-18 Et scripsit hæc Ptolemæus, et misit regi
2 Mac. 1-10 Aristobolo magistro Ptolemæi regis
4-21 Propter primates Ptolemæi Philometoris
-45 Promisit Ptolemæo multas pecunias
-46 Ptolemæus in quodam atrio... regem adiit
6- 8 Suggerentibus Ptolemæis, ut pari modo et ipsi adversus Judæos agerent
8- 8 Ad Ptolemæum ducem Cœlesyriæ... scripsit
9-29 Ad Ptolemæum Philomet. in Ægyptum abiit
10-12 Ptolemæus, qui dicebat. Macer, justi tenax

PTOLEMAIS *et* PTOLEMAIDA.

Civitas est in Judæa, maritima, prope montem Carmelum. Quæ olim dicebatur Accho, Judic. 1-31; *postea vero a quodam Ptolemæo Ægypti rege dicta est Ptolemais sive Ptolemaïda. Distat a Tyro triginta duobus milliaribus, et est in finibus tribus Aser.*

1 Mac. 5-15 Dicentes convenisse adver. se a Ptolemaïda
-22 (*Persecutus est eos usq. ad portam*) Ptolemaïdis
-55 In Galilæa contra faciem Ptolemaïdis
10- 1 Occupavit Ptolemaïdam... et regnavit illic
-39 Ptolemaïda, et confines ej. quas dedi donum
-56 Sed occurre mihi Ptolemaïdam, ut videamus
-57 Exivit Ptolemæus... et venit Ptolemaïdam
-58 Fecit nuptias ejus Ptolemaïde, sicut reges
-60 Et abiit cum gloria Ptolemaïdam
11-22 Et statim venit ad Ptolemaïdam
-24 Et abiit ad regem Ptolemaïdam
12-45 Veni mec. Ptolemaïdam, et tradam eam tibi
-48 Ut autem intravit Ptolemaïdam Jonathas
13-12 Et movit Thryphon a Ptolemaïda
2 Mac. 13-24 Fecit eum a Ptolemaïde usque ad Gerrenos
-25 Ut a. venit Ptolemaïdam, graviter ferebant
Act. 21- 7 A Tyro descendimus Ptolemaïdam

PTOLEMENSES. *Incolæ Ptolemaïdis.*

1 Mac. 12-48 Clauserunt portas civitatis Ptolemenses
2 Mac. 13-25 Graviter ferebant Ptolemenses amicitiæ conventionem

PUBERTAS.

Ruth. 1-13 Et annos pubertatis impleant
Prov. 2-17 Relinquit ducem pubertatis suæ
Ezech. 23- 3 Effractæ sunt mammæ pubertatis earum
- 8 Et illi confregerunt ubera pubertatis ejus
-21 Confractæ sunt mammæ pubertatis tuæ
Joel. 1- 8 Quasi virgo... super virum pubertatis suæ
Malac. 2-14 Inter te et uxorem pubertatis tuæ

PUBLICANUS.

Publicani, Græce τελῶναι, *erant ii qui publica pro principe vectigalia colligebant, avarum hominum genus, et toti populo odiosum. Horum frequens mentio est apud Evangelistas. Erant tamen Judæi, ut etiam fuit sanctus Matthæus, licet sentiat Tertullianus hos fuisse ethnicos. « Publicani, inquit D. Hieronymus, » habebantur ab omnibus tanquam peccatores, » quia talia officia vix sine peccato fieri pos- » sunt. » Existimabant etiam Judæi eos qui colligebant vectigalia peccare, quia putabant Romanos injuste regnum illud tenere, et vectigalia per injuriam exigere. Itaque nolebant Pharisæi commisceri publicanis.*

Matth. 5-46 Nonne et publicani hoc faciunt?
9-10 Ecce multi publicani et peccatores venientes
-11 Quare cum publicanis et peccat. manducat
10- 3 Thomas, et Matthæus publicanus
11-19 Publicanorum et peccatorum amicus
18-17 Sit tibi sicut ethnicus et publicanus
21-31 Publicani et meretrices præcedent vos
-32 Publicani a. et meretrices crediderunt ei
Marc. 2-15 Publicani et peccatores simul discumbebant
-16 Videntes quia manducaret cum publicanis
Luc. 3-12 Venerunt a. et publicani ut baptizarentur
5-27 Exiit, et vidit publicanum nomine Levi
-29 Et erat turba multa publicanorum
-30 Quare cum publicanis et pecc. manducatis?
7-29 Et publicani justificaverunt Deum
-34 Amicus publicanorum et peccatorum
15- 1 Erant autem appropinquantes ei publicani
18-10 Unus Pharisæus, et alter publicanus
-11 Velut etiam hic publicanus
-13 Et publicanus a longe stans, nolebat
19- 2 Princeps erat publicanorum, et ipse dives

PUBLICE.

Levit. 19-17 Publice argue eum, ne habeas... peccatum
2 Mac. 6-10 Cum publice per civitatem circumduxissent
9-26 Peto memores beneficiorum publice et priv.
Act. 16-37 Cæsos nos publice, indemnatos... miserunt
18-28 Vehementer e. Judæos revincebat publice
20-20 Docerem vos publice et per domos

PUBLICOR.

1 Esdr. 6-11 Domus autem ejus publicetur
Dan. 2- 5 Peribitis vos, et domus vestr. publicabuntur

PUBLICUS, A, UM.

Gen. 23-16 Siclos argenti probatæ monetæ publicæ
47-22 Cibaria ex horreis publicis præbebantur
Num. 20-17 Sed gradiemur via publica
Deut. 2-27 Publica gradiemur via : non declinabimus
24- 5 Nec ei quip. necessitatis injungetur publicæ
2 Reg. 14-26 Ponderabat capillos capit.. pondere publico
1 Esdr. 7-21 Decrevi omnibus custodibus arcæ publicæ
1 Mac. 13-42 Scribere in tabulis et gestis publicis
2 Mac. 3-18 Confluebant, publica supplicatione obsecr.
Act. 5-18 Et posuerunt eos in custodia publica

PUBLIUS.

Homo dives et primarius inter Melitenses, qui suscipiens sanctum Paulum et socios, triduo benigne sese exhibuit, et cujus patrem febribus et dysenteria vexatum oratione et impositione manuum sanavit sanctus Paulus.

Act. 28- 7 Erant prædia principis insulæ nomine Publii
- 8 Contigit autem patrem Publii febribus... vexatum jacere

PUDENDA.

Nahum. 3- 5 Revelabo pudenda tua in facie tua

PUDENS.

Vir erat apud Romanos clarissimus, senatorii ordinis, et pater sanctarum virginum Praxedis et Pudentianæ.

2 Tim. 4-21 Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus

PUDET.

Isai. 54- 4 Neque erubesces : non enim te pudebit

PUDICITIA.

Exod. 21-10 Et pretium pudicitiæ non negabit

PUDICUS, A, UM.

Philip. 4- 8 Quæcumque sunt vera, quæcumque pudica
1 Tim. 3- 2 Episcop... prudentem, ornatum, pudicum
- 8 Diaconos similiter pudicos, non bilingues
-11 Mulieres similiter pudicas, non detrahentes
Tit. 2- 2 Senes ut sobrii sint, pudici, prudentes
Jacob. 3-17 Primum quidem pudica est deinde pacifica

PUDOR.

Job. 6-20 Et pudore cooperti sunt
Psal. 70-13 Operiantur confusione et pudore qui quærunt mala mihi
108-29 Induantur, qui detrahunt mihi, pudore

PUDORATUS.

Eccli. 26-19 Gratia super gratiam, mulier sancta et pudorata

PUELLA.

Gen. 24-14 Puella, cui ego dixero : Inclina hydriam
-16 Puella decora nimis, virgoque pulcherrima
-28 Cucurrit itaque puella, et nuntiavit
-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
-57 Et dixerunt : Vocemus puellam
-61 Rebecca et puellæ illius, ascensis camelis
34- 4 Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem
-12 Tantum date mihi puellam hanc uxorem
-19 Amabat enim puellam valde
Exod. 2- 5 Puellæ ej. gradiebant. per crepidinem alvei
- 8 Perrexit puella, et vocavit matrem suam
-17 Defensis puellis adaquavit oves earum
21-10 Providebit puellæ nuptias, et vestimenta
Levit. 21-14 Meretricem non accipiet, sed puellam
22-13 Sicut puella consueverat, aletur cibis patris
Num. 31-18 Puellas autem... reservate vobis
Deut. 22-19 Centum siclis argenti quos dabit patri puellæ
-20 Et non est in puella inventa virginitas
-23 Si puellam virginem desponderit vir
-24 Puella, quia non clamavit, cum esset in civ.
-25 Repererit vir puellam, quæ desponsata est
-26 Puella nihil patietur, nec est rea mortis
Ita et puella perpessa est
-28 Si invenerit vir puellam virginem
-29 Dabit... patri puellæ quinquaginta siclos
Judic. 19- 6 Dixitque pater puellæ ad generum suum
Ruth. 2- 5 Dixitque Booz juveni..Cujus est hæc puella?
- 8 Ne vadas in alterum agrum... sed jungere puellis meis
-13 Non sum similis unius puellarum tuarum
-22 Ut cum puellis ejus exeas ad metendum

Ruth. 2-23 Juncta est itaque puellis Booz
3- 2 Cujus puellis in agro juncta es
4-12 Quod tibi dederit Dominus ex hac puella
1 Reg. 9-11 Invenerunt puellas egredientes
25-42 Quinque puellæ ierunt cum ea
3 Reg. 1- 4 Erat a. puella pulchra nimis, dormiebatque
4 Reg. 5- 2 Captivam duxerant... puellam parvulam
- 4 Sic et sic locuta est puella de terra Israël
2 Par. 28- 8 Mulierum, puerorum, et puellarum
Tobiæ. 3- 9 Pro culpa sua increparet puellam
10-10 In pueris, in puellis, in pecudibus
Judith. 8- 5 In quo cum puellis suis clausa morabatur
12-12 Non vereatur bona puella introire
13- 5 Dixitque Judith puellæ suæ, ut staret foris
16-14 Filii puellarum compunxerunt eos
Esth. 2- 2 Quærantur regi puellæ virgines ac speciosæ
- 3 Qui considerent per universas provincias puellas speciosas et virgines
- 8 Esther q. inter cæteras puellas ei tradita est
- 9 Septem puellas speciosissimas de domo regis
-12 Singularum per ordinem puellarum
4- 4 Ingressæ autem sunt puellæ Esther
Dan. 13-15 Ingressa est... cum duabus solis puellis
-17 Dixit ergo puellis : Afferte mihi oleum
-19 Cum autem egressæ essent puellæ
-21 Ob hanc causam emiseris puellas a te
-36 Ingressa est hæc cum duabus puellis : et dimisit a se puellas
Joel. 3- 3 Puellam vendiderunt pro vino, ut biberent
Amos. 2- 7 Filius ac pater ejus ierunt ad puellam, ut violarent
Zach. 8- 5 Et puellis ludentibus in plateis ejus
Matth. 9-24 Non est enim mortua puella, sed dormit
-25 Tenuit manum ejus. Et surrexit puella
14-11 Et datum est puellæ, et attulit matri suæ
Marc. 5-39 Puella non est mortua, sed dormit
-40 Assumit patrem et matrem puellæ
Ingreditur ubi puella erat jacens
-41 Tenens manum puellæ, ait illi.. Puella (tibi dico) surge
-42 Et confestim surrexit puella, et ambulabat
6-22 Rex ait puellæ : Pete a me quod vis, et dabo
-28 Et attulit caput ejus in disco : et dedit illud puellæ, et puella dedit matri suæ
7-30 Invenit puellam jacentem supra lectum
Luc. 8-50 Respondit patri puellæ : Noli timere
-51 Non permisit intrare... nisi... et patrem et matrem puellæ
-52 Non est mortua puella, sed dormit
-54 Tenens manum ejus clamavit, dicens : Puella, surge
Act. 12-13 Processit puella ad audiendum, nomine Rhode
16-16 Puellam quamd. habentem spiritum Pyth.

PUELLARIS.

Num. 30- 4 In domo patris sui, et in ætate adhuc puellari
-17 Quæ in puellari adhuc ætate est

PUER.

Gen. 18- 7 Vitulum tenerr. et optimum, deditq. puero
19- 2 Declinate in dom. pueri vestri, et manete ibi
- 4 Vallaverunt domum a puero usq. ad senem
21- 8 Crevit igitur puer, et ablactatus est
-12 Non tibi videatur asperum super puero
-14 Traditque puerum, et dimisit eam
-15 Abjecit puerum subter unam arborum
-16 Dixit enim : Non videbo morientem puerum
-17 Exaudivit autem Deus vocem pueri
-18 Surge, tolle puerum, et tene manum illius
-19 Implevit utrem, deditque puero bibere
22- 5 Dixitque ad pueros suos : Expectate hic cum asino : ego et puer illuc usque properantes
-12 Non extendas manum tuam super puerum
-19 Reversus est Abraham ad pueros suos
24-52 Quod cum audisset puer Abraham
-54 Locutus est puer : Dimitte me ut vadam
32-16 Dixitque pueris suis : Antecedite me
33- 7 Accessit quoque Lia cum pueris suis
37- 2 Pascebat gregem cum fratrib. s. adhuc puer
-29 Ad cisternam, non invenit puerum
-30 Puer non comparet, et ego quo ibo ?
40-20 Qui faciens grande convivium pueris suis
41-12 Erat ibi puer Hebræus ejusd. ducis militum
42-22 Nolite peccare in puerum : et non audistis
43- 8 Mitte puerum mecum, ut proficiscamur
- 9 Ego suscipio puerum : de manu mea require illum
44-20 Est nobis pater senex, et puer parvulus
-22 Non potest puer relinquere patrem suum
30 Si intravero ad servum tuum patrem nostrum, et puer defuerit
-33 Manebo itaque servus tuus pro puero
Puer ascendat cum fratribus suis
Gen. 44-34 Non enim possum redire ad patrem meum, absente puero
48-16 Angelus qui eruit me.. benedicat pueris istis
Exod. 1-18 Quod facere voluistis, ut pueros servaretis
2- 7 Cui soror pueri : Vis, inquit, ut vadam
- 9 Accipe, ait, puerum istum, et nutri mihi
Suscepit mulier, et nutrivit puerum
33-11 Josuë fil. Nun, puer, non recedebat de tab.
Num. 11-27 Cucurrit puer, et nuntiavit Moysi, dicens
22-22 Insidebat asinæ, et duos pueros habebat
Judic. 7-10 Descendat tecum Phara puer tuus
-11 Descendit ergo ipse et Phara puer ejus
8-14 Apprehendit puerum de viris Soccoth
-20 Timebat enim, quia adhuc puer erat
13- 7 Erit enim puer Nazaræus Dei ab infantia
- 8 Quid debeamus facere de puero qui nascit.
-12 Quid vis ut faciat puer ?
-24 Crevitque puer : et benedixit ei Dominus
16-26 Qui dixit puero regenti gressus suos
17-12 Et habuit puerum sacerdotem apud se
19- 3 Habens in comitatu puerum et duos asinos
- 9 Ut pergeret cum uxore sua et puero
-11 Dixitque puer ad dominum suum : Veni
-19 Ancillæ tuæ usus, et pueri qui mecum est
Ruth. 2- 9 Mandavi e. pueris meis ut nemo molestus sit
Et bibe aquas, de quibus et pueri bibunt
-15 Præcepit autem Booz pueris suis, dicens
4-16 Susceptumque Noëmi puerum posuit
1 Reg. 1-24 Puer autem erat adhuc infantulus
-25 Immolaverunt vitulum, et obtulerunt puerum Heli
-27 Pro puero isto oravi, et dedit mihi Dominus
2-11 Puer autem erat minister in conspectu Do.
-13 Veniebat puer sacerdotis, dum coquerentur
-15 Antequam adolerent adipem, veniebat puer
-17 Erat ergo peccatum puerorum grande
-18 Ante faciem Domini, puer, accinctus ephod
-21 Magnificatus est puer Samuël apud Dom.
-26 Puer a. Samuël proficiebat, atque crescebat
3- 1 Puer autem Samuël ministrabat Domino
- 9 Quia Dominus vocaret puerum
4-21 Et vocavit puerum, Ichabod, dicens
9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens
- 5 Dixit Saül ad puerum qui erat cum eo
- 7 Dixitq. Saül ad puerum suum : Ecce ibimus
- 8 Rursum puer respondit Saüli, et ait
-10 Dixit Saül ad puerum s. : Optimus sermo
-22 Assumens itaq. Samuël Saülem et puerum
-27 Dixit ad Saül : Dic puero ut antecedat
10-14 Dixitq. patruus Saül ad eum et ad puerum
16-18 Respondens unus de pueris, ait : Ecce vidi
17-33 Quia puer es, hic autem vir bellator est
-56 Interroga tu, cujus filius sit iste puer
20-21 Mittam quoque et puerum, dicens ei : Vade
-22 Si dixero puero : Ecce sagittæ intratæ sunt
Si autem sic locutus fuero puero
-35 Venit Jonathas... et puer parvulus cum eo
-36 Et ait ad puerum suum : Vade, et affer
Cumque puer cucurrisset, jecit aliam sagittam trans puerum
-37 Venit itaque puer ad locum jaculi
Clamavit Jonathas post tergum pueri
-38 Clamavitque iterum Jonathas post tergum pueri
Collegit autem puer Jonathæ sagittas
-40 Dedit ergo Jonathas arma sua puero
-41 Cumque abiisset puer, surrexit David
21- 2 Nam et pueris condixi in illum et ill. locum
- 4 Si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus
- 5 Fuerunt vasa puerorum sancta
25- 8 Interroga pueros tuos, et indicabunt tibi
Nunc ergo inveniant pueri tui gratiam
- 9 Cumque venissent pueri David, locuti sunt
-10 Respondens autem Nabal pueris David
-12 Regressi sunt itaque pueri David per viam
-13 Tunc ait David pueris suis : Accingatur
-14 Uxori Nabal nuntiavit unus de pueris suis
-19 Dixitque pueris suis : Præcedite me
-25 Ego autem ancilla tua non vidi pueros tuos
-27 Et da pueris qui sequuntur te dominum m.
-40 Venerunt pueri David ad Abigaïl in Carmel.
26-22 Transeat unus de pueris regis, et tollat eam
30-13 Qui ait : Puer Ægyptius ego sum, servus
2 Reg. 1-15 Vocansque David unum de pueris suis, ait
2-12 Pueri Isboseth filii Saül de castris in Gabaon
-13 Joab filius Sarviæ et pueri David egressi sunt
-14 Surgant pueri, et ludant coram nobis
-15 Filii Saül et duodecim de pueris David
-17 Fugatusque est Abner, et viri Israël, a pueris David
-30 Defuerunt de pueris David decem et novem
3-22 Statim pueri David et Joab venerunt
4-12 Præcepit itaque David pueris suis
9- 9 Vocavit itaque rex Sibam puerum Saül
12-18 Si dixerimus, Mortuus est puer, se affliget
2 Reg. 12-19 Dixitq. ad servos s. : Num mortuus est puer
-21 Mortuo autem puero, surrexisti
13-17 Vocato puero, qui ministrabat ei, dixit
-28 Præceperat autem Absalom pueris suis
-29 Fecerunt ergo pueri Absalom adv. Ammon
-32 Quod omnes pueri filii regis occisi sint
-34 Elevavit puer speculator oculos suos
14-21 Vade ergo, et revoca puerum Absalom
16- 1 Apparuit Siba puer Miphiboseth in occurs.
- 2 Panes et palathæ ad vescendum pueris tuis
17-18 Vidit autem eos quidam puer, et indicavit
18- 5 Dicens : Servate mihi puerum Absalom
-12 Dicens : Custodite mihi puerum Absalom
-29 Et ait rex : Est-ne pax puero Absalom ?
-32 Rex ad Chusi : Est-ne pax puero Absalom
Fiant, inquit, sicut puer, inimici domini m
19-17 Et Siba puer de domo Saül
3 Reg. 3- 7 Ego autem sum puer parvulus et ignorans
11-17 Erat autem Adad puer parvulus
14- 3 Indicabit tibi quid eventurum sit puero huic
-12 In ipso introitu pedum tuorum in urbem, morietur puer
-17 Cumque illa ingrederetur limen domus, puer mortuus est
17-21 Mensus est super puerum tribus vicibus
Revertatur, obsecro, anima pueri hujus
-22 Et reversa est anima pueri intra eum
-23 Tulitque Elias puerum, et deposuit eum
18-43 Dixit ad puerum suum : Ascende et prospice
19- 3 Et dimisit ibi puerum suum
20-15 Recensuit ergo pueros principum provinc.
-17 Egressi sunt a. pueri principum provinciar.
-19 Egressi sunt ergo pueri principum provinc.
4 Reg. 2-23 Pueri parvi egressi sunt de civitate
-24 Laceraverunt ex eis quadrag. duos pueros
4-12 Dixitque ad Giezi puerum suum : Voca
-13 Dixit ad puerum suum : Loquere ad eam
-18 Crevit a. puer. Et cum esset quædam dies
-19 At ille dixit puero : Tolle, et duc eum
-22 Mitte mecum, obsecro, unum de pueris
-24 Et præcepit puero : Mina, et propera
-25 Ait ad Giezi puerum s. : Ecce Sunamitis illa
-29 Pones baculum meum super faciem pueri
-30 Porro mater pueri ait : Vivit Dominus
-31 Et posuerat baculum super faciem pueri
Et nuntiavit ei, dicens : Non surrexit puer
-32 Et ecce puer mortuus jacebat in lectulo ejus
-33 Clausit ostium super se et super puerum
34 Et ascendit, et incubuit super puerum
Incurvavit se super eum, et calefacta est caro pueri
-35 Oscitavit puer septies, aperuitque oculos
-38 Dixitque uni de pueris suis : Pone ollam
5-14 Restituta est caro ej., sicut caro pueri parv.
-20 Dixitque Giezi puer viri Dei : Pepercit
-23 Imposuit duobus pueris suis qui et portaver
6-17 Aperuit Dominus oculos pueri, et vidit
8- 4 Loquebatur cum Giezi puero viri Dei
9- 4 Abiit ergo adolescens puer prophetæ
19- 6 Blasphemaverunt pueri regis Assyrior. me
1 Par. 12-28 Sadoc etiam puer egregiæ indolis
19- 4 Igitur Hanon pueros David decalvavit
22- 5 Salomon filius meus puer parvulus est
29- 1 Elegit Deus, adhuc puerum et tenellum
2 Par. 28- 8 Ducenta millia mulierum, puerorum
34- 3 Cum adhuc esset puer, cœpit quærere Deum
35-23 Dixit pueris suis : Educite me de prælio
1 Esdr. 10- 1 Cœtus grandis nimis virorum, et mulierum, et puerorum
2 Esdr. 4-22 Unusquisque cum puero suo maneat
-23 Et fratres mei, et pueri mei, et custodes
5-10 Et ego, et fratres mei, et pueri mei
-16 Omnes pueri mei congregati ad opus erant
6- 5 Misit ad me... quinta vice puerum suum
13-19 Et de pueris meis constitui super portas
Tobiæ. 10-10 Partem omnis substantiæ suæ in pueris
11-10 Data manu puero, occurrit obviam filio suo
Judith. 11-18 Placuerunt... coram Holoferne et coram pueris ejus
16-14 Et sicut pueros fugientes occiderunt eos
Esth. 1- 3 Convivium cunctis principibus et pueris suis
2- 2 Dixeruntque pueri regis ac ministri ejus
3- 3 Dixerunt pueri regis, qui ad fores palatii pr.
-13 Delerent om. Judæos, a puero usq. ad senem
6- 5 Responderunt pueri : Aman stat in atrio
Job. 1-15 Et pueros percusserunt gladio, et evasi ego
-16 Et tactas oves puerosque consumpsit
-17 Necnon et pueros percusserunt gladio
29- 5 Omnipotens mecum : et in circuitu m. pueri
Psal. 17- 1 In finem puero Domini David, qui locutus
68-18 Ne avertas faciem tuam a puero tuo
85-16 Miserere mei, da imperium tuum puero tuo
104-42 Quod habuit ad Abraham puerum suum
112- 1 Laudate, pueri, Dom. : laudate nomen Dom.
Prov. 20-11 Ex studiis suis intelligitur puer

Prov. 22-15 Stultitia colligata est in corde pueri
23-13 Noli subtrahere a puero disciplinam
29-15 Puer autem qui dimittitur voluntati suæ
Eccle. 4-13 Melior est puer pauper et sapiens
10-16 Væ tibi, terra, cujus rex puer est
Sap. 8-19 Puer autem eram ingeniosus
9- 4 Et noli me reprobare a pueris tuis
12- 7 Ut dignam perciperent peregrinationem puerorum Dei
-25 Tanquam pueris insensatis judicium in derisum dedisti
18- 9 Absconse e. sacrificabant justi pueri bonor.
19- 6 Ut pueri tui custodirentur illæsi
Eccli. 24-34 Posuit David puero suo excitare regem
Isai. 2- 6 Et pueris alienis adhæserunt
3- 4 Et dabo pueros principes eorum
- 5 Tumultuabitur puer contra senem
7-16 Antequam sciat puer reprobare malum
8- 4 Antequam sciat puer vocare patrem suum
-18 Ecce ego et pueri mei, quos dedit mihi Do.
10-19 Præ paucitate numerabuntur, et puer scribet
11- 6 Et puer parvulus minabit eos
37- 6 Quibus blasphemaverunt pueri regis Assyr.
40-30 Deficient pueri, et laborabunt
65-20 Quoniam puer centum annorum morietur
Jerem. 1- 6 Ecce nescio loqui, quia puer ego sum
- 7 Noli dicere : Puer sum
20-15 Natus est tibi puer masculus
31-20 Si filius honorabilis mihi Ephraïm, si puer
41-16 Et mulieres, et pueros, et eunuchos
51-22 Et collidam in te senem et puerum
Thren. 2-21 Jacuerunt in terra foris puer et senex
5-13 Et pueri in ligno corruerunt
Baruc. 2-20 Sicut locutus es in manu puerorum tuorum
-24 Quæ locutus es in manibus puerorum tuor.
-28 Sicut locutus es in manu pueri tui Moysi
3-37 Et tradidit illam Jacob puero suo
4-16 Neque puerorum miserti sunt
Dan. 1- 4 Pueros, in quibus nulla esset macula
-13 Vultus puerorum qui vescuntur cibo regio
-15 Præ om. pueris qui vescebantur cibo regio
-17 Pueris autem his dedit Deus scientiam
13-45 Suscitavit Do. spiritum sanct. pueri junioris
14-13 Præcepit Daniel pueris suis
Osee. 11- 1 Quia puer Israël, et dilexi eum
Joel. 3- 3 Et posuerunt puerum in prostibulo
Zach. 2- 4 Curre, loquere ad puerum istum
1 Mac. 1- 7 Et vocavit pueros suos nobiles
- 9 Et obtinuerunt pueri ejus regnum
-64 Et suspendebant pueros a cervicibus
2-46 Et circumciderunt pueros incircumcisos
3-41 Acceperunt argentum... et pueros
11-54 Et Antiochus cum eo puer adolescens
13-17 Jussit tamen dari argentum et pueros
-18 Quia non misit ei argentum et pueros
-19 Et misit pueros et centum talenta
16-16 Occiderunt eum... et quosdam pueros ejus
2 Mac. 6-23 Atque a puero optimæ conversationis actus
15-12 Et qui a puero in virtutibus exercitatus sit
Matth. 2- 8 Ite, et interrogate diligenter de puero
- 9 Usq. dum veniens staret supra, ubi erat puer
-11 Invenerunt puerum cum Maria matre ejus
-13 Surge, et accipe puerum et matrem ejus
Herodes quærat puerum ad perdend. eum
-14 Accepit puerum et matrem ejus nocte
-16 Et mittens occidit omnes pueros
-20 Surge, et accipe puerum et matrem ejus
Qui quærebant animam pueri
-21 Qui consurgens, accepit puerum et matrem
8- 6 Dom., puer meus jacet in domo paralyticus
- 8 Dic verbo, et sanabitur puer meus
-13 Et sanatus est puer in illa hora
11-16 Similis est pueris sedentibus in foro
12-18 Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus
14- 2 Et ait pueris suis : Hic est Joannes Baptista
17-17 Et curatus est puer ex illa hora
21-15 Videntes... et pueros clamantes in templo
Marc. 7-28 Comedunt sub mensa de micis puerorum
9-23 Exclamans pater pueri cum lacrymis aiebat
-35 Et accipiens puerum, statuit eum in medio
-36 Quisquis unum ex hujusm. pueris receperit
Luc. 1-54 Suscepit Israël puerum suum
-59 Venerunt circumcidere puerum
-66 Quis, putas, puer iste erit ?
-69 In domo David pueri sui
-76 Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis
-80 Puer a. crescebat, et confortabatur spiritu
2-17 Quod dictum erat illis de puero hoc
-21 Dies octo ut circumcideretur puer
-27 Cum inducerent puerum Jesum parentes ej.
-40 Puer autem crescebat, et confortabatur
-43 Remansit puer Jesus in Jerusalem
7- 7 Sed dic verbo, et sanabitur puer meus
-32 Similes sunt pueris sedentibus in foro
9-43 Jesus... sanavit puerum, et reddidit illum

Luc. 9-47 Apprehendit puerum, et statuit ill. secus se
-48 Quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, me recipit
11- 7 Et pueri mei mecum sunt in cubili
18-16 Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare
-17 Quicumque non acceperit regnum Dei sicut puer
Joan. 6- 9 Est puer unus hic, qui habet quinque panes
16-21 Cum autem pepererit puerum, jam non meminit
21- 5 Pueri, numquid pulmentarium habetis ?
Act. 4-25 Per os patris nostri David, pueri tui, dixisti
-27 Adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti
20-12 Adduxerunt autem puerum viventem
1 Cor. 14-20 Nolite pueri effici sensibus, sed malitia parv.
Hebr. 2-13 Ecce ego, et pueri mei, quos dedit mihi Deus
-14 Pueri communicaverunt carni et sanguini

PUERILIS.

Tobiæ. 1- 4 In tribu Nephthali nihil tamen puerile gessit

PUERITIA.

Prov. 29-21 Qui delicate a pueritia nutrit servum suum
Eccli. 7-25 Erudi illos, et curva illos a pueritia illorum

PUERPERA.

Jerem. 4-31 Quasi parturientis audivi, angustias ut puerperæ

PUERULUS.

Tobiæ. 1- 8 Secundum legem Dei puerulus observabat

PUGILLARIS.

Luc. 1-63 Postulans pugillarem scripsit, dicens : Joan.

PUGILLUS.

Levit. 2- 2 Quorum unus tollet pugillum plen. similæ
5-12 Plenum ex ea pugillum hauriens, cremabit
6-15 Tollet sacerdos pugillum similæ
Num. 5-26 Pugillum sacrificii tollat de eo quod offertur
3 Reg. 17-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ
20-10 Si suffecerit pulvis Samariæ pugillis omnis populi
Eccle. 4- 6 Melior est pugillus cum requie
Isai. 40-12 Quis mensus est pugillo aquas et cœlos palm.
Ezech. 13-19 Propter pugillum hordei et fragmen panis

PUGIO.

Num. 25- 7 Surrexit de medio multitudinis, et arrepto pugione
2 Par. 23-10 Omnem populum tenentium pugiones
Judith. 13- 8 Pugionem ejus, qui in ea ligatus pendebat, exolvit
16-11 Amputavit pugione cervicem ejus

PUGNA.

Exod. 32-17 Dixit ad Moysen : Ululatus pugnæ auditur
-18 Non est clamor adhortantium ad pugnam
Num. 31- 3 Armate, inquit, ex vobis viros ad pugnam
- 5 Id est, duodec. millia expeditor. ad pugnam
32- 6 Numq. fratres v. ibunt ad pugnam, et vos..
-20 Expediti pergite coram Domino ad pugnam
Deut. 4-34 Signa atque portenta per pugnam et robust..
20- 3 Hodie contra inim. v. pugnam committitis
21-10 Si egressus fueris ad pugnam contra inimic.
23- 9 Quando egressus fueris adversus hostes tuos in pugnam
29- 7 Sehon.. et Og..occurrentes nob. ad pugnam
Judic. 3-10 Egressusq. est ad pugnam, et tradidit Dom.
8- 1 Cum ad pugnam pergeres contra Madian
12- 1 Ad pugnam contra filios Ammon, vocare nos noluisti
20-17 Inventa sunt quadraginta millia... paratorum ad pugnam
-20 Inde procedentes ad pugnam contra Benja.
-28 Exire ultra debemus ad pugnam contra fil.
1 Reg. 4- 1 Convenerunt Philisthiim in pugnam
14-23 Pugna autem pervenit usque ad Bethaven
17-20 Qui egressus ad pugnam vociferatus erat
-48 Festinavit David, et cucurrit ad pugnam
23- 8 Præcepit Saül... ut ad pugnam descenderet
1 Par. 5-18 Septing. sexaginta procedentes ad pugnam
12-36 De Aser egredientes ad pugnam, et in acie
2 Par. 18-29 Mutabo habitum, et sic ad pugnam vadam
-34 Et finita est pugna in die illo
20-15 Non est enim vestra pugna, sed Dei
25- 5 Qui egreder. ad pugnam et tenerent hastam
27- 7 Om. pugnæ ejus, et opera scripta s. in libro
Judith. 4- 4 Congregaverunt frumenta in præparationem pugnæ
5-27 Et sine virtute et sine peritia artis pugnæ
7- 3 Paraverunt se pariter ad pugnam contra filios Israël

Judith. 7- 9 Ut ergo sine congressione pugnæ possis superare eos
14- 3 Ut fugiant ad princ. s. excitand. ad pugnam
Job. 38-23 Quæ præparavi... in diem pugnæ et belli ?
1 Mac. 5-59 Et viri ejus obviam illis in pugnam
7-28 Dicens : Non sit pugna inter me et vos
-31 Exivit obviam Judæ in pugnam juxta Caph.
8- 6 Pugnam intulerat, habens centum viginti elephantos
10-53 Et commisi pugnam cum eo, et contritus est
12-27 Esse in armis paratos ad pugnam tota nocte
2 Mac. 10-19 Ad eas quæ amplius perurgebant, pugnas conversus est
-29 Sed, cum vehem. pugna esset, apparuerunt
12-11 Cumque pugna valida fieret, et auxilio Dei
2 Cor. 7- 5 Tribulationem passi sumus : foris pugnæ
1 Tim. 6- 4 Languens circa quæstiones et pugnas verb.
Tit. 3- 9 Pugnas legis devita : sunt enim inutiles

PUGNATOR.

Exod. 15- 3 Dominus quasi vir pugnator, Omnipotens
Num. 2- 6 Et omnis numerus pugnatorum ejus
- 8 Omnis de stirpe ejus exercitus pugnatorum
-11 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-13 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-15 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-19 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-21 Cunctusque exercitus pugnatorum ejus
-23 Et cunctus exercitus pugnatorum ejus
-26 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-28 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
-30 Cunctus exercitus pugnatorum ejus
31-49 Recensuimus numerum pugnatorum
Deut. 2-16 Postquam a. universi ceciderunt pugnatores
Josue. 4-13 Et quadraginta pugnatorum millia
7- 4 Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum
8- 1 Tolle tecum o. multitudinem pugnatorum
-10 Vallatus auxilio pugnatorum
17- 1 Galaad, qui fuit vir pugnator
Judic. 4- 6 Tollesque tecum decem millia pugnatorum
-10 Cum decem millibus pugnatorum
-14 Et decem millia pugnatorum cum eo
11- 1 Jephte Galaadites vir fortiss. atq. pugnator
20- 2 Quadringenta millia peditum pugnatorum
-44 Omnes robustissimi pugnatores
-46 Pugnatores ad bella promptissimi
2 Reg. 15-18 Et omnes Gethæi, pugnatores validi
24- 9 Et de Juda quingenta millia pugnatorum
1 Par. 12- 1 Qui erant fortissimi et egregii pugnatores
- 8 Viri robustissimi et pugnatores optimi
Judith. 2- 7 Centum viginti millia peditum pugnatorum
Jerem. 8-16 A voce hinnituum pugnatorum ejus

PUGNO.

Exod. 14-14 Dom. pugnabit pro vobis, et vos tacebitis
-25 Dominus enim pugnat pro eis contra nos
17- 8 Et pugnabat contra Israël in Raphidim
- 9 Et egressus, pugna contra Amalec
-10 Et pugnavit contra Amalec
Num. 2- 4 Et omnis de stirpe ejus summa pugnantium
21- 1 Pugnavit contra illum, et victor existens
-23 Et venit in Jasa, pugnavitque contra eum
-26 Qui pugnavit contra regem Moab
-33 Occurrit eis Og... pugnaturus in Edraï
22-11 Si quo modo possim pugnans abigere eum
31- 7 Cumque pugnassent contra Madianitas
-21 Ad viros exercitus qui pugnaverant
-27 Qui pugnaverunt egressique sunt ad bellum
-28 Qui pugnaverunt et fuerunt in bello
Deut. 1-30 Dominus Deus... pro vobis ipse pugnabit
-41 Ascendemus, et pugnabimus, sicut præcepit
-42 Dic ad eos : Nolite ascendere, neq. pugnetis
2- 9 Non pugnes contra Moabitas
-19 Cave ne pugnes contra eos, nec movearis
3-22 Dominus e. Deus vester pugnabit pro vobis
33- 7 Manus ejus pugnabunt pro eo
Josue. 1-14 Omnes fortes manu, et pugnate pro eis
9- 2 Ut pugnarent contra Josue et Isr. uno animo
10-14 Obediente Domino... et pugnante pro Isr.
-29 Et pugnabat (*Josue*) contra eam
-36 Et pugnavit (*Josue*) contra eam
-42 Dominus enim Deus Israel pugnavit pro eo
11- 5 Conveneruntque...ut pugnarent contra Isr.
-18 Multo tempore pugnavit Josuë contra reges
-20 Et pugnarent contra Israël, et caderent
19-47 Ascenderuntque filii Dan, et pugnaverunt
22-33 Ut ascenderent contra eos, atque pugnarent
23- 3 Quomodo pro vobis ipse pugnaverit
-10 Pro vobis ipse pugnabit, sicut pollicitus est
24- 8 Cumque pugnarent contra vos, tradidi eos
- 9 Rex Moab, et pugnavit contra Israëlem
-11 Pugnaveruntq. contra vos viri civitatis ejus
Judic. 1- 3 Et pugna contra Chananæum
- 5 Pugnaverunt contra eum, ac percusserunt
- 9 Descendentes pugnaverunt contra Chanan.

Judic. 5-19 Venerunt reges, et pugnaverunt Pugnaverunt reges Chanaan in Thanach
-20 Adversus Sisaram pugnaverunt
6-31 Numq. ultores estis Baal, ut pugnetis pro eo
9-16 Et reddidistis vicem beneficiis ejus, qui pugnavit pro vobis
-38 Egredere, et pugna contra eum
-39 Spectante Sichimorum populo, et pugnavit contra Abimelech
-52 Abimelech juxta turrim, pugnabat fortiter
11- 4 Pugnabant filii Ammon contra Israël
- 6 Et pugna contra filios Ammon
- 8 Et pugnes contra filios Ammon
- 9 Ut pugnem pro vobis contra filios Ammon
-23 Pugnante contra illum populo suo Israël
-25 Quod jurgatus sit contra Israël, et pugnaverit contra eum
-32 Transivitque Jephte ad filios Ammon, ut pugnaret contra eos
12- 4 Pugnabat contra Ephraïm
20-10 Et possimus pugnare contra Gabaa Benjam.
1 Reg. 4-10 Pugnaverunt ergo Philisthiim, et cæsus est
8-20 Et pugnabit bella nostra pro nobis
11- 1 Et pugnare cœpit adversum Jabes Galaad
12- 9 Et pugnaverunt adversum eos
14-47 Pugnabat per circuitum adversum omnes
15-18 Pugnabis contra eos usq. ad internecionem
17- 2 Direxerunt aciem ad pugnandum contra Philisthiim
- 9 Si quiverit pugnare mecum
-19 In valle Terebinthi pugnabant advers. Phil.
-32 Et pugnabo adversus Philisthæum
-33 Non vales resistere Philisthæo isti, nec pugnare adversus eum
19- 8 Egressus David, pugnavit adversum Philist.
23- 5 Abiit ergo David... et pugnavit adversum Philisthæos
28-15 Si quid. Philisthiim pugnant adversum me
29- 8 Pugnem contra inimicos domini mei regis
31- 1 Philisthiim autem pugnabant adversum Isr.
2 Reg. 10-12 Pugnemus pro populo nostro et civitate Dei
-17 Direxerunt aciem Syri... et pugnaverunt
12-26 Igitur pugnabat Joab contra Rabbath
21-15 Et pugnabant contra Philisthiim
3 Reg. 12-21 Ut pugnarent contra domum Israël
14-19 Quomodo pugnaverit, et quomodo regnav.
20- 1 Et ascendens pugnabat contra Samariam
-23 Melius est ut pugnemus contra eos in camp.
-25 Et pugnabimus contra eos in campestribus
-26 Ascendit in Aphec, ut pugnaret contra Isr.
22-31 Non pugnabitis contra minorem et majorem
-32 Et impetu facto pugnabant contra eum
4 Reg. 3-21 Audientes quod ascendissent reges ut pugnarent adversum eos
-23 Pugnaverunt reges contra se, et cæsi sunt
6- 8 Rex autem Syriæ pugnabat contra Israel
10- 3 Et pugnate pro domo domini vestri
12-17 Hazaël rex Syriæ, et pugnabat contra Geth
13-12 Quomodo pugnaverit contra Amasiam reg.
14-15 Fortitudo ej. qua pugnavit contra Amasiam
19- 9 Ecce, egressus est ut pugnet adversum te
-25 Eruntque, in ruinam collium pugnantium
1 Par. 7- 5 Cogn. Issachar, robustissimi ad pugnandum
- 7 Quinque principes familiarum, et ad pugnandum robustissimi
10- 1 Philisthiim autem pugnabant contra Israël
12-19 Veniebat cum Philisthiim adversus Saül, ut pugnaret
-25 Virorum fortissimorum ad pugnandum
-38 Viri bellatores expediti ad pugnandum
19-17 Direxit ex adverso aciem, illis contra pugnantibus
2 Par. 11- 4 Non ascendetis, neq. pugnabitis contra frat.
12-15 Pugnaveruntq. adversum se Roboam et Jer.
13-12 Filii Israël, nolite pugnare contra Dominum
15- 6 Pugnabit e. gens contra gentem, et civitas
18-30 Ne pugnetis contra minimum, aut contra
20- 1 Ad Josaphat, ut pugnarent contra eum
-22 Qui egressi fuerant ut pugnarent contra Judam
-29 Cum audissent quod pugnasset Dominus
26- 6 Egressus est, et pugnavit contra Philisthiim
27- 5 Ipse pugnavit contra regem filior. Ammon
32- 8 Auxiliator est noster, pugnatque pro nobis
35-20 Ascendit Nechao rex Æg. ad pugnandum
-21 Sed contra aliam pugno domum
2 Esdr. 4- 8 Ut venirent, et pugnarent contra Jerusalem
-14 Mementote, et pugnate pro fratribus vestris
-20 Concurrite ad nos: D. n. pugnabit pro nobis
Judith. 1- 5 Pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit eum
4-13 Non ferro pugnando, sed precibus sanctis
5-16 Deus eorum pugnavit pro eis, et vicit
10-18 Ut non pro his merito pugnare contra eos debeamus
Esth. 11- 7 Concitatæ sunt nationes... ut pugnarent

Job. 17- 3 Pone me juxta te, et cujusvis manus pugnet contra me
Cant. 1- 5 Filii matris meæ pugnaverunt contra me
Sap. 5-21 Pugnabit cum illo orbis terrarum contra ins.
Eccli. 29-16.17.18 Adversus inimicum tuum pugnabit
46- 8 Quia contra Deum pugnare non est facile
Isai. 11-13 Et Judas non pugnabit contra Ephraïm
19- 2 Pugnabit vir contra fratrem suum
20- 1 Et pugnasset contra Azotum, et cepisset eam
37- 9 Dicentes: Egressus est ut pugnet contra te
41-11 Erubescent omnes qui pugnant adversum te
51-22 Et Deus tuus, qui pugnabit pro populo suo
Jerem. 12- 6 Et domus patris tui, etiam ipsi pugnaverunt
21- 4 Vos pugnatis adversum regem Babylonis
34- 7 Exercitus regis Babyl. pugnabat contra Jer.
Dan. 7- 2 Et ecce quatuor venti cœli pugnabant
11-11 Rex Austri egredietur, et pugnabit adversus regem Aquilonis
-22 Brachia pugnantis expugnabuntur a facie ej.
Zach. 14-12 Gentes quæ pugnaverunt adversus Jerusal.
-14 Sed et Judas pugnabit adversus Jerusalem
1 Mac. 2-40 Non pugnaverimus advers. gentes pro anim.
-41 Die sabbatorum, pugnemus adversus eum
3-12 Gladium... abstulit Judas, et erat pugnans
-17 Quomodo poterimus pauci pugnare contra multitudinem tantam
-21 Nos vero pugnabimus pro animabus nostris
-43 Et pugnemus pro populo nostro et sanctis
-58 In mane, ut pugnetis adversus nationes has
4-41 Ordinavit Judas viros, ut pugnarent advers.
5-32 Pugnate hodie pro fratribus vestris
-57 Faciamus.. nobis nomen, et eamus pugnare
6-31 Pugnaverunt dies multos, et fecerunt machinas; et exierunt.. et pugnaverunt viriliter
-37 Qui pugnabant desuper, et Indus magister
-52 Et pugnaverunt dies multos
-63 Pugnavit adversus eum, et occupavit civit.
8-10 Miserunt ad eos duc. unum et pugnaverunt
-32 Et pugnabimus tecum mari terraque
9- 8 Si poterimus pugnare adversus eos
- 9 Tunc pugnabimus adversus eos
-44 Surgamus, et pugnemus contra inimicos
-68 Pugnaverunt contra Bacchidem et contritus
11-46 Occupaverunt... itinera civitatis, et cœperunt pugnare
-55 Quos disperserat Demetrius et pugnaverunt
-72 Et convertit eos in fugam, et pugnaverunt
12-24 Supra quam prius, pugnare adversus eum
-40 Timens ne... pugnaret adversus eum
13- 9 Pugna prælium nostr.. et omnia.. faciemus
14-32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gentes.
15-19 Et ut non ferant auxilium pugnantibus adv.
16- 3 Fratres mei, et egressi pugnate pro gente n.
2 Mac. 1-12 Qui pugnaverunt contra nos et sanctam civ.
7-19 Quod contra Deum pugnare tentaveris
12-36 Diutius pugnantibus et fatigatis, invocavit
15-27 Manu quidem pugnantes, sed Dominum cordibus orantes
Act. 23- 9 Surgentes quidam Pharisæorum pugnabant
1 Cor 9-26 Sic pugno, non quasi aërem verberans
15-32 Si... ad bestias pugnavi Ephesi, quid mihi
Apoc. 2-16 Veniam tibi cito, et pugnabo cum illis in gla.
12- 7 Præliabantur cum drac., et draco pugnabat
13- 4 Quis poterit pugnare cum ea?
17-14 Hi cum Agno pugnabunt, et Agnus vincet il.
19-11 Verax, et cum justitia judicat et pugnat

PUGNUS.

Exod. 21-18 Et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno
Isai. 58- 4 Et percutitis pugno impie

PULCHER, A, UM.

Gen. 2- 9 Omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave
3- 6 Lignum ad vescendum, et pulchrum oculis
6- 2 Videntes... filias hom. quod essent pulchræ
12-11 Dixit Saraï uxori suæ: Novi quod pulchra sis
-14 Viderunt Ægyptii mulierem quod esset pulchra nimis
24-16 Virgoque pulcherrima, et incognita viro
39- 6 Erat autem Joseph pulchra facie et decorus
41- 2 De quo ascendebant septem boves pulchræ
-18 De amne conscendere, pulchras nimis
-22 In culmo uno plenæ atque pulcherrimæ
-26 Septem boves pulchræ, et sept. spicæ plenæ
49-12 Pulchriores sunt oculi ejus vino, et dentes
Exod. 26-31 Velum... pulchra varietate contextum
Levit. 23-40 Sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrimæ
Num. 24- 5 Quam pulchra tabernacula tua, Jacob
Deut. 8-12 Domos pulchras ædificaveris, et habitaveris
21-11 Videris in numero captivorum mulierem pulchram
Judic. 5-30 Et pulcherrima fœminarum eligitur ei

Judic. 15- 2 Quæ junior et pulchrior illa est, sit tibi
Ruth. 1-20 Ne vocetis me Noemi (id est, pulchram
1 Reg. 15- 9 Universis quæ pulchra erant, nec voluerun
16-12 Erat autem rufus et pulcher aspectu, decoraque facie
-18 Et prudentem in verbis, et virum pulchrun
17-42 Erat e. adolescens rufus et pulcher aspectu
2 Reg. 11- 2 Erat autem mulier pulchra valde
14-25 Sicut Absalom vir non erat pulcher in o. Isr
3 Reg. 1- 4 Erat a. puella pulchra nimis, dormiebatqu
- 6 Erat autem et ipse pulcher valde
1 Esdr. 8-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo, pulchra
2 Esdr. 8-15 Et frondes ligni pulcherrimi, frondes myrt
Esth. 1-11 Erat enim pulchra valde
2- 7 Pulchra nimis, et decora facie
- 8 Multæ pulchræ virgines adducerentur
Prov. 3-17 Viæ ej. viæ pulchræ, et o. semitæ ill. pacif.
11-22 Circulus aureus in narib. s., mulier pulchra
15-26 Purus sermo pulcherrimus firmabitur ab eo
22-18 Quæ pulchra erit tibi, cum servaveris eam
23- 8 Evomes: et perdes pulchros sermones tuos
24- 4 Universa substantia pretiosa et pulcherrima
26- 7 Quomodo pulchras frustra habet claudus tibias
Cant. 1- 7 Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres
- 9 Pulchræ sunt genæ tuæ sicut turturis
-14 Ecce tu pulchra es, amica mea; ecce tu pulchra es: oculi tui columbarum
-15 Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus
4- 1 Quam pulchra es, amica mea; quam pulchra es! oculi tui columbarum
- 7 Tota pulchra es, amica mea: et macula non est in te
-10 Quam pulchræ sunt mammæ tuæ, soror mea sponsa! pulchriora sunt ubera tua vino
5- 9 Qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulcherrima mulierum?
-17 Quo abiit dilectus tuus, o pulcherrima mulierum?
6- 3 Pulchra es, amica mea, suavis et decora
- 9 Quasi aurora consurgens, pulchra ut luna
7- 1 Quam pulchri sunt gressus tui in calceam.
- 6 Quam pulchra es, et quam decora, chariss.
Sap. 4- 1 Quam pulchra est casta generatio cum clar.
Eccli. 24-24 Ego mater pulchræ dilectionis et timoris
45-15 Sic pulchra ante ipsum non fuerunt talia
Isai. 2-16 Et super omne quod visu pulchrum est
3-25 Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent
5- 9 Nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes et pulchræ
52- 7 Quam pulchri super montes pedes annunt.
Jerem. 11-16 Olivam uberem, pulchram, fructiferam
Thren. 2- 4 Et occidit omne quod pulchrum erat visu
4- 7 Rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores
Ezech. 23-41 Sedisti in lecto pulcherrimo
31- 3 Quasi cedrus in Libano, pulcher ramis
- 7 Eratque pulcherrimus in magnitudine sua
32-19 Quo pulchrior es? descende, et dormi
Dan. 4- 9 Folia ej. pulcherrima, et fructus ej. nimius
-18 Rami ejus pulcherrimi, et fructus ej. nimius
13- 2 Pulchram nimis, et timentem Deum
-31 Susanna erat delicata nimis et pulchra specie
Joel. 3- 5 Et pulcherrima intulistis in delubra vestra
Amos. 8-13 In die illa deficient virgines pulchræ
Mich. 1-11 Et transite vobis habitatio, Pulchra
Zach. 9-17 Et quid pulchrum ejus, nisi frumentum

PULCHRITUDO.

Gen. 26- 7 Ne forte interficerent eum propter illius pulchritudinem
41- 7 Devorantes omn. priorum pulchritudinem
-24 Quæ prior. pulchritudinem devoraverunt
49-21 Et dans eloquia pulchritudinis
Deut. 33-17 Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus
Judith. 10- 4 Hanc in illam pulchritudinem ampliavit
- 7 Mirati sunt nimis pulchritudinem ejus
-14 Quoniam pulchritudinem ejus mirabantur
11-19 In pulchritudine, et in sensu verborum
16-11 Pulchritudo ejus captivam fecit animam ej.
Esth. 1-11 Ut ostenderet cunctis... pulchritudinem ill.
2-15 Erat enim formosa valde, et incredibili pulchritudine
Job. 5- 3 Et maledixi pulchritudini ejus statim
18-13 Devoret pulchritudinem cutis ejus
Psal. 44- 5 Specie tua et pulchritudine tua intende
49-11 Et pulchritudo agri mecum est
77-61 Et pulchritudinem eorum in manus inimici
95- 6 Confessio et pulchritudo in conspectu ejus
Prov. 6-25 Non concupiscat pulchritudinem ejus cor t.
31-30 Fallax gratia, et vana est pulchritudo
Eccli. 43- 1 Altitudinis firmamentum pulchritudo ejus
-20 Pulchritudinem candoris ejus admirabitur
44- 6 Pulchritudinis studium habentes
Isai. 32-18 Sedebit populus meus in pulchritudine pacis

Jerem. 31-23 Benedicat tibi Dom., pulchritudo justitiæ
49-19 Quasi leo ascendet... ad pulchritudinem
50-44 Quasi leo ascendet... ad pulchritudinem
Ezech. 16-15 Habens fiduciam in pulchritudine tua
27-11 Ipsi compleverunt pulchritudinem tuam
28- 7 Gladios suos sup. pulchritudinem sapientiæ
31- 8 Non est assimilatum illi et pulchritudini ej.
Osee. 9-13 Ut vidi, Tyr. erat fundata in pulchritudine
10-11 Ego transivi super pulchritudinem colli ejus
1 Mac. 2-12 Pulchritudo nostra, et claritas nost. desolata

PULEX.

1 Reg. 24-15 Canem mortuum persequeris, et pulicem
26-20 Egressus est rex Israel ut quærat pulicem

PULLULO.

Gen. 41- 5 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
-22 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
Job. 14- 7 Rursum virescit, et rami ejus pullulant
Eccli. 46-14 Et ossa eorum pullulent de loco suo
49-12 Prophetarum ossa pullulent de loco suo
50-11 Quasi oliva pullulans, et cypressus
Ezech. 29-21 In die illo pullulabit cornu domui Israel

PULLUS.

Gen. 32-15 Camelos fœtas cum pullis suis triginta
Asinas viginti, et pullos earum decem
49-11 Ligans ad vineam pullum suum, et ad vitem
Levit. 1-14 De turturibus aut pullis columbæ
5- 7 Offerat duos turtures, vel duos pullos
-11 Si non quiverit... offerre... duos pullos col.
12- 6 Deferet... pullum columbæ, sive turturem
- 8 Sumet duos turtures, vel duos pullos col.
14-22 Duosque turtures, sive duos pullos columbæ
-30 Et turturem sive pullum columbæ offeret
15-14 Sumet duos turtures, aut duos pullos col.
Num. 6-10 Offeret duos turtures, vel duos pullos col.
Deut. 22- 6 Si... nidum avis inveneris, et matrem pullis vel ovis desuper incubantem
32-11 Sicut aquila provocans ad volandum pullos
Judic. 10- 4 Sedentes super triginta pullos asinarum
12-14 Ascendentes super septuag. pullos asinarum
15-16 In mandibula pulli asinarum delevi eos
Tobiæ. 8-11 Et factum est circa pullorum cantum
Job. 11-12 Tanquam pullum onagri se liberum natum putat
38-41 Quando pulli ejus clamant ad Deum
39-30 Pulli ejus lambent sanguinem
Psal. 83- 4 Invenit... nidum sibi, ubi ponat pullos suos
146- 9 Escam... pullis corvorum invocantibus eum
Eccli. 23-30 Vindicabitur, et quasi pullus equinus fugab.
Isai. 16- 2 Sicut avis fugiens, et pulli de nido avolantes
30-24 Et pulli asinorum, qui operantur terram
38-14 Sicut pullus hirundinis, sic clamabo
Zach. 9- 9 Super asinam, et super pullum filium asinæ
Matth. 21- 2 Invenietis asinam alligat. et pullum cum ea
- 5 Super asinam et pullum filium subjugalis
- 7 Et adduxerunt asinam et pullum
23-37 Quemadmodum gallina congregat pullos s.
Marc. 11- 2 Introeuntes illuc, invenietis pullum ligatum
- 4 Invenerunt pullum ligatum ante januam
- 5 Dicebant illis : Quid facitis, solventes pullum?
- 7 Et duxerunt pullum ad Jesum : et imponunt
Luc. 2-24 Par turturum, aut duos pullos columbarum
19-30 Introeuntes, invenietis pullum asinæ alligat.
-32 Invenerunt, sicut dixit illis, stantem pullum
-33 Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini ejus ad illos : Quid solvitis pullum
-35 Jactantes vestimenta sua supra pullum
Joan. 12-15 Rex tuus venit sedens super pullum asinæ

PULMENTARIUM.

Joan. 21- 5 Pueri, numquid pulmentarium habetis

PULMENTUM.

Gen. 25-29 Coxit autem Jacob pulmentum
27- 4 Fac mihi inde pulmentum, sicut velle me nosti
-17 Deditq. pulmentum, et panes quos coxerat
Exod. 12-39 Nec pulmenti quidq. occurrerat præparare
Num. 15-21 Ita et de pulmentis dabitis primitiva Domino
2 Reg. 13- 5 Faciat pulmentum ut comedam de manu ej.
- 7 Veni in domum Amnon fratris tui, et fac ei pulmentum
4 Reg. 4-38 Et coque pulmentum filiis prophetarum
-39 Et reversus concidit in ollam pulmenti
Isai. 44-16 Coxit pulmentum, et saturatus est
Jerem. 37-20 Daretur ei torta panis quotidie, excepto pulmento
Dan. 14-32 Ipse coxerat pulmentum, et intriverat panes
Aggæi. 2-13 Panem, aut pulmentum, aut vinum

PULMO.

3 Reg. 22-34 Percussit... inter pulmonem et stomachum

PULSO.

Judic. 19-22 Circumdantes domum senis, fores pulsare cœperunt
Judith. 14-10 Nullus enim audebat... pulsando aut intrando aperire
Cant. 5- 2 Vox dilecti mei pulsantis : Aperi mihi, soror
Matth. 7- 7 Pulsate, et aperietur vobis
- 8 Qui quærit, invenit : et pulsanti aperietur
Luc. 11- 9 Pulsate, et aperietur vobis
-10 Et qui quærit, invenit : et pulsanti aperietur
12-36 Ut, cum venerit, et pulsaverit, confestim aperiant ei
13-25 Incipietis foris stare, et pulsare ostium
Act. 12-13 Pulsante autem eo ostium januæ
-16 Petrus autem perseverabat pulsans
Apoc. 3-20 Ecce sto ad ostium, et pulso

PULTES.

Levit. 23-14 Panem, et polentam, et pultes non comed.

PULVILLI.

Ezech. 13-18 Væ quæ consuunt pulvillos sub om. cubito
-20 Ecce ego ad pulvillos vestros

PULVIS.

Gen. 3-19 Quia pulvis es, et in pulverem reverteris
13-16 Faciamq. semen tuum sicut pulverem terræ
Si quis potest homin. numerare pulverem
18-27 Loquar ad Dom. m., cum sim pulvis et cinis
28-14 Eritque semen tuum quasi pulvis terræ
Exod. 8-16 Extende virgam tuam, et percute pulverem
-17 Percussitque pulverem terræ, et facti sunt
Omnis pulvis terræ versus est in sciniphes
9- 9 Sitque pulvis super omnem terram Ægypti
30-36 Cumque in tenuissimum pulverem universa contuderis
32-20 Combussit, et contrivit usque ad pulverem
Levit. 14-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem
-43 Et pulvis erasus, et alia terra lita
-45 Univ. pulverem projicient extra oppidum
Num. 23-10 Quis dinumerare possit pulverem Jacob?
Deut. 9-21 Omninoque in pulverem redigens
28-24 Det Dominus imbrem terræ tuæ pulverem
Josue. 7- 6 Miseruntque pulverem super capita sua
1 Reg. 2- 8 Suscitat de pulvere egenum, et de stercore
4-12 Scissa veste, et conspersus pulvere caput
2 Reg. 22-43 Delebo eos ut pulverem terræ
3 Reg. 16- 2 Pro eo quod exaltavi te de pulvere
18-38 Et voravit holocaustum... pulverem quoq.
20-10 Si suffecerit pulvis Samariæ
-38 Mutavit aspersione pulveris os et oculos s.
-41 At ille statim abstersit pulverem de facie s.
4 Reg. 13- 7 Et redegerat quasi pulverem in tritura areæ
23- 4 Et tulit pulverem eorum in Bethel
- 6 Et redegit in pulverem, et projecit
-15 Comminuit in pulverem, succenditq. etiam
2 Par. 1- 9 Qui tam innumerabilis est, quam pulvis ter.
2 Esdr. 4- 2 Numquid ædificare poterunt lapides de acervis pulveris?
Job. 2-12 Sparserunt pulverem super caput suum
7- 5 Induta est caro mea putredine et sordibus pulveris
-21 Ecce, nunc in pulvere dormiam
10- 9 Feceris me, et in pulverem reduces me
14- 8 Et in pulvere emortuus fuerit truncus illius
20-11 Et cum eo in pulvere dormient
21-26 Et tamen simul in pulvere dormient
38-38 Quando fundebatur pulvis in terra
39-14 Tu forsitan in pulvere calefacies ea?
40- 8 Absconde eos in pulvere simul, et facies
Psal. 1- 4 Sed tanquam pulvis, quem projicit ventus
7- 6 Et gloriam meam in pulverem deducat
17-43 Comminuam eos ut pulverem ante faciem
21-16 Et in pulverem mortis deduxisti me
29-10 Numquid confitebitur tibi pulvis, aut ann.
34- 5 Fiant tanquam pulvis ante faciem venti
43-25 Humiliata est in pulvere anima nostra
77-27 Et pluit super eos sicut pulverem carnes
102-14 Recordatus est quoniam pulvis sumus
103-29 Deficient, et in pulverem suum revertentur
Eccle. 12- 7 Revertatur pulvis in terram suam unde erat
Cant. 3- 6 Et thuris, et universi pulveris pigmentarii
Eccli. 27- 5 Sicut in percussura cribri remanebit pulvis
Isai. 5-24 Et germen eorum ut pulvis ascendet
16- 4 Finitus est e. pulvis, consummatus est miser
17-13 Rapietur sicut pulvis montium a facie venti
25-12 Detrahentur in terram usque ad pulverem
26- 5 Detrahet eam usque ad pulverem
-19 Et laudate, qui habitatis in pulvere
29- 5 Erit sicut pulvis tenuis multitudo ventilant.
40-15 Ecce insulæ quasi pulvis exiguus
41- 2 Dabit quasi pulverem gladio ejus
-15 Comminues : et colles quasi pulverem pones
47- 1 Descende, sede in pulvere, virgo filia Babyl.
Isai. 49-23 Adorabunt te, et pulverem pedum tuorum lingent
52- 2 Excutere de pulvere, consurge ; sede
65-25 Comedent paleas : et serpenti pulvis panis ej.
Jerem. 50-12 Et adæquata pulveri, quæ genuit vos
Thren. 3-29 Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes
Baruc. 6-12 Extergunt faciem ipsorum propter pulverem
-16 Oculi eorum pleni sunt pulvere a pedibus
Ezech. 24- 7 Super terram ut possit operiri pulvere
26- 4 Et radam pulverem ejus de ea, et dabo eam
-10 Inundatione equorum ejus operiet te pulvis
-12 Pulverem tuum in medio aquarum ponent
27-30 Superjacient pulverem capitibus suis
Dan. 12- 2 Qui dormiunt in terræ pulvere, evigilabunt
Osee. 13- 3 Præteriens, sicut pulvis turbine raptus
Amos. 2- 7 Conterunt super pulverem terræ capita
Mich. 1-10 In domo Pulveris pulvere vos conspergite
7-17 Lingent pulverem sicut serpentes
Nahum. 1- 3 Turbine viæ ejus et nebulæ pulvis pedum ej.
Soph. 2- 2 Pariat jussio quasi pulverem transeuntem
Matth. 10-14 Excutite pulverem de pedibus vestris
Marc. 6-11 Excutite pulverem de pedibus vestris
Luc. 9- 5 Etiam pulverem pedum vestrorum excutite
10-11 Pulverem, qui adhæsit nobis de civitate v.
Act. 13-51 Excusso pulvere pedum in eos, venerunt
22-23 Et pulverem jactantibus in aerem
Apoc. 18-19 Et miserunt pulverem super capita sua

PUNCTUM.

2 Par. 35-15 Ita ut nec puncto quidem discederent
Job. 20- 5 Et gaudium hypocritæ ad instar puncti
21-13 Et in puncto ad inferna descendunt
Isai. 54- 7 Ad punctum in modico dereliqui te

PUNGO.

Prov. 12-18 Et quasi gladio pungitur conscientiæ
Eccli. 22-24 Pungens oculum deducit lacrymas : et qui pungit cor, profert sensum
Apoc. 1- 7 Videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt

PUNICUS.

Exod. 28-33 Per circuitum, quasi mala punica facies
-34 Tintinnabul. sit aureum, et malum punicum
Tintinnab. aliud aureum, et malum punicum
39-22 Deorsum autem ad pedes mala punica
-24 Tintinnabul. a. aureum, et malum punicum
Cant. 4- 3 Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ
-13 Emissiones tuæ paradisus malorum punic.
6- 6 Sicut cortex mali punici, sic genæ tuæ
-10 Si floruisset vinea, et germinassent mala punica
7-12 Videamus... si floruerunt mala punica

PUNIO.

Gen. 4-15 Qui occiderit Caïn, septuplum punietur
Levit. 24-21 Qui percusserit hominem, punietur
Num. 35-17 Si... ictus occubuerit : similiter punietur
-30 Homicida sub testibus punietur
Josue. 22-22 Non custodiat nos, sed puniat nos in præsenti
Psal. 36-28 Injusti punientur : et semen impior. peribit
Sap. 12-15 Ipsum q. qui non debet puniri, condemnare
Baruc. 4-31 Qui gratulati sunt in tua ruina, punientur
-32 Civitates, quib. servierunt filii tui, punientur
1 Mac. 7- 7 Puniat omnes amicos ej. et adjutores eorum
2 Mac. 6-14 In plenitudine peccatorum puniat
7- 7 Priusquam toto corpore per membra singula puniretur
12-23 Judas a. vehem. instabat puniens profanos
Act. 4-21 Non invenientes quomodo punirent eos
22- 5 Ut adducerem inde vinctos... ut punirentur
26-11 Frequenter puniens eos, compellebam

PUNITIO.

Sap. 19- 4 Ut quæ deerant tormentis, repleret punitio

PUPILLA.

Deut. 32-10 Docuit : et custodivit quasi pupillam oculi
Psal. 16- 8 Custodi me, ut pupillam oculi
Prov. 7- 2 Serva... et legem meam quasi pupillam oculi
Eccli. 17-18 Gratiam homin. quasi pupillam conservabit
Thren. 2-18 Neque taceat pupilla oculi tui
Zach. 2- 8 Tangit pupillam oculi mei

PUPILLUS.

Exod. 22-22 Viduæ et pupillo non nocebitis
-24 Et erunt... et filii vestri pupilli
Deut. 10-18 Facit judicium pupillo et viduæ
14-29 Peregrinus ac pupillus et vidua
16-11 Advena ac pupillus et vidua, qui morantur
-14 Pupillus et vidua qui intra portas tuas sunt
24-17 Non perverte judicium advenæ et pupilli
-19 Sed advenam et pupillum... auferre patieris
-20 Sed relinques advenæ, pupillo, ac viduæ
-21 Sed cedent in usus advenæ, pupilli, ac viduæ

Deut. 26-12 Dabis Levitæ, et advenæ, et pupillo, et vid.
-13 Et dedi illud... pupillo ac viduæ
27-19 Qui pervertit judicium advenæ, pupilli
Job. 6-27 Super pupillum irruitis, et subvertere nitimini
22- 9 Et lacertos pupillorum comminuisti
24- 3 Asinum pupillorum abegerunt, et abstuler.
- 9 Vim fecerunt deprædantes pupillos
29-12 Quod liberassem pauperem .. et pupillum
31-17 Si comedi... et non comedit pupillus
-21 Si levavi super pupillum manum meam
Ps. H. 10-18 Judicare pupillo et humili, ut non apponat
81- 3 Judicate egeno et pupillo: humilem et paup.
93- 6 Advenam interfecer.: et pupillos occiderunt
108-12 Nec sit qui misereatur pupillis ejus
145- 9 Dominus... pupillum et viduam suscipiet
Prov. 23-10 Et agrum pupillorum ne introeas
Eccli. 4-10 In judicando esto pupillis misericors
35-17 Non despiciet preces pupilli, nec viduam
Isai. 1-23 Pupillo non judicant : et causa viduæ non ingreditur ad illos
9-17 Et pupillorum ej. et viduar. non miserebitur
10- 2 Viduæ præda eorum, et pupillos diriperent
Jerem. 5-28 Causam pupilli non direxerunt
7- 6 Pupillo et viduæ non feceritis calumniam
22- 3 Pupillum et viduam nolite contristare
49-11 Relinque pupillos tuos
Thren. 5- 3 Pupilli facti sumus absque patre
Ezech.22- 7 Pupillum et viduam contristaverunt apud te
Osee. 14- 4 Quia ejus, qui in te est, misereberis pupilli
Zach. 7-10 Et pupillum, et advenam, et pauperem
Malac. 3- 5 Qui calumniantur mercedem mercenarii, viduas, et pupillos
2 Mac. 3-10 Et victualia viduarum et pupillorum
8-30 Æquam portion. debilibus, pupillis et vid.
Jacob. 1-27 Visitare pupillos et viduas in tribulatione

PUPPIS.

Marc. 4-38 Erat ipse in puppi super cervical dormiens
Act. 27-29 De puppi mittentes anchoras quatuor
-41 Puppis vero solvebatur a vi maris

PURGAMENTUM.

1 Cor. 4-13 Tanquam purgamenta hujus mundi facti

PURGATIO.

Num. 6- 9 Quod radet illico in eadem die purgationis
Eccli. 7-34 Da illis partem.. primitiarum et purgationis
Luc. 2-22 Impleti sunt dies purgationis ejus
Hebr. 1- 3 Purgationem peccatorum faciens, sedet
2 Petr. 1- 9 Oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum

PURGO.

Levit. 14- 7 Quo asperget ill... septies, ut jure purgetur
Num. 31-23 Omne, quod potest transire per flammas, igne purgabitur
Josue. 17-18 Atque purgabis ad habitandum spatia
Judic. 3-24 Forsitan purgat alvum in æstivo cubiculo
6-11 Atque purgaret frumenta in torculari
1 Reg. 24- 4 Quam ingress. est Saül ut purgaret ventrem
2 Reg. 4- 5 Ostiaria domus purgans tritic., obdormivit
3 Reg. 15-12 Purgavitque universas sordes idolorum
Tobiæ.12- 9 Purgat peccata, et facit invenire misericord.
Job. 41-16 Timebunt Angeli, et territi purgabuntur
Psal. 11- 7 Igne examinatum, probatum terræ, purgatum septuplum
Prov. 15-27 Per misericord. et fidem purgantur peccata
Eccli. 7-34 Et de negligentia tua purga te cum paucis
23-11 In toto a peccato non purgabitur
47-13 Dom. purgavit peccata ipsius, et exaltavit
Jerem. 4-11 Non ad ventilandum et ad purgandum
Malac. 3- 3 Et purgabit filios Levi, et colabit eos
2 Mac. 2-19 Eripuit enim nos... et locum purgavit
10- 3 Et purgato templo, aliud altare fecerunt
Marc. 7-19 Et in secessum exit, purgans omnes escas
Luc. 3-17 Ventilabr. in manu ejus, et purgabit aream
Joan. 15- 2 Purgabit eum, ut fructum plus afferat

PURIFICATIO.

Levit. 12- 4 Manebit in sanguine purificationis suæ
Donec impleantur dies purificationis suæ
- 5 Manebit in sanguine purificationis suæ
- 6 Cumq. expleti fuerint dies purificationis s.
14-23 Offeretque ea die octavo purificationis suæ
-49 In purificationem ejus sumet duos passeres
15-28 Numerabit septem dies purificationis suæ
1 Par. 23-28 Et in loco purificationis, et in sanctuario
2 Mac. 1-18 Die mensis Casleu purificationem templi
-36 Nephthar, quod interpretatur purificatio
2-16 Acturi itaq. purificationem scripsimus vob.
-20 De templi magni purificatione
10- 5 Contigit eadem die purificationem fieri
Joan. 2- 6 Hydriæ sex positæ secundum purificationem Judæorum
3-25 Quæstio... cum Judæis de purificatione
Act. 21-26 Annuntians expletionem dierum purificationis

PURIFICO.

Levit. 14- 4 Præcipiet ei qui purificatur, ut offerat
- 8 Lavabitur aqua : purificatusque ingredietur
-11 Cumque sacerdos purificans hom., statuerit
-29 Partem olei... mittet super caput purificati
-48 Purificabit eam reddita sanitate
-52 Purificabitque eam tam in sanguine passeris
Num. 8- 6 De medio filiorum Israël, et purificabis eos
-15 Sicque purificabis et consecrabis eos
-21 Purificatiq. sunt, et laverunt vestimenta sua
-22 Ut purificati ingrederentur ad officia sua
31-24 Et purificati postea castra intrabitis
1 Reg. 20-26 Ut non esset mundus, nec purificatus
1 Esdr. 6-20 Purificati enim fuerant sacerdotes et Levitæ
Judith.16-22 Et mox ut purificati sunt, obtulerunt omnes
2 Mac. 1-33 Qui cum eo erant, purificaverunt sacrificia
12-38 Secundum consuetudinem purificati
Act. 10-15 Quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris
15- 9 Fide purificans corda eorum
21-26 Purificatus cum illis intravit in templum
24-18 Invenerunt me purificatum in templo
Jacob. 4- 8 Et purificate corda, duplices animo

PURITAS.

Psal. 17-21 Secund. puritatem manuum m. retribuet
-25 Secund. puritatem manuum m. in conspectu

PURPURA.

Exod. 25- 4 Hyacinthum, et purpuram, coccumque
26- 1 Hyacintho, ac purpura, coccoque bis tincto
-31 Facies et velum de hyacintho et purpura
-36 In introitu tabernaculi de hyacintho et purpura
27-16 Fiet tentorium... ex hyacintho et purpura
28- 5 Accipientque aurum, et hyacinthum, et purpuram
- 6 Superhumerale de auro, et hyacintho, et purpura
- 8 Varietas erit ex auro, et hyacintho, et purpura
-15 Hyacintho, et purpura, coccoque bis cuncto
-33 Mala punica facies ex hyacintho et purpura
35- 6 Hyacinthum, et purpuram, coccumque bis tinctum
-23 Si quis habebat hyacinthum et purpuram
-25 Quæ neverant, dederunt hyacinthum, purpuram
-35 De hyacintho, ac purpura, coccoque bis tincto
36- 8 De bysso retorta, et hyacintho, et purpura
-35 Velum de hyacintho, et purpura, vermiculo
-37 In introitu tabernac. ex hyacintho, purpura
38-18 Fecit tentorium ex hyacintho, purpura
-23 Plumarius ex hyacintho, purpura, vermic.
39- 1 Purpura, vermiculo, ac bysso, fecit vestes
- 2 Superhumerale de auro, hyacintho, et purpura
- 8 Opus superhumeralis ex auro, hyacintho, purpura
-22 Ad pedes mal. punica ex hyacintho, purpura
-28 Hyacintho, purpura, ac vermiculo bis tincto
2 Par. 2- 7 Operari in auro, et argento, ære, et ferro, purpura
-14 Et marmore, et lignis, in purpura quoque
3-14 Fecit quoque velum ex hyacintho, purpura
Judith.10-19 In conopeo, quod erat ex purpura et auro
Prov. 31-22 Byssus et purpura indumentum ejus
Cant. 7- 5 Et comæ capitis tui, sicut purpura regis
Eccli. 45-12 Et hyacintho, et purpura, opus textile
Jerem. 10- 9 Hyacinthus et purpura indumentum eorum
Baruc. 6-71 A purpura quoque et murice, quæ supra
Ezech.27- 7 Hyacinthus et purpura de insulis Elisa
-16 Gemmam, et purpuram, et scutulata
Dan. 5- 7 Purpura vestietur, et torq. auream habebit
-16 Purpura vestieris, et torquem auream circa collum
-29 Jubente rege, indutus est Daniel purpura
1 Mac. 4-23 Et purpuram marinam, et opes magnas
8-14 Nec induebatur purpura, ut magnificaretur
10-20 Et misit ei purpuram et coronam auream
-62 Et indui eum purpura : et ita fecerunt
-64 Et opertum eum purpura, fugerunt omnes
11-58 Et esse in purpura, et habere fibulam
14-43 Et ut operiatur purpura et auro
-44 Et vestiri purpura, et uti fibula aurea
2 Mac. 4-38 Andronicum purpura exutum, per totam civitatem
Marc. 15-17 Et induunt eum purpura, et imponunt ei
-20 Exuerunt illum purpura, et induerunt eum
Luc. 16-19 Erat dives qui induebatur purpura et bysso
Apoc. 17- 4 Mulier erat circumdata purpura et coccino
18-12 Et byssi, et purpuræ, et serici, et cocci
-16 Amicta erat bysso, et purpura, et cocco

PURPURARIA.

Act. 16-14 Lydia purpuraria civitatis Thyatirenorum

PURPUREUS, A, UM.

Num. 4-13 Et involvent illud purpureo vestimento
Judic. 8-26 Absque ornamentis... et veste purpurea
Esth. 1- 6 Sustentata funibus byssinis atque purpureis
8-15 Et amictus serico pallio atque purpureo
Cant. 3-10 Reclinator. aureum, ascensum purpureum
Baruc. 6-12 Opertis aut. illis veste purpurea, extergunt
Joan. 19- 2 Veste purpurea circumdederunt eum
- 5 Portans coronam spineam et purpureum vestimentum

PURUS, A, UM.

Exod. 25-24 Inaurabis eam auro purissimo : faciesque
-29 Thuribula et cyathos... ex auro purissimo
-36 Universa ductilia de auro purissimo
-38 Emunctoria quoq... fiant de auro purissimo
-39 Habebit talentum auri purissimi
27-20 Oleum de arboribus olivarum purissimum
28-14 Duas catenulas ex auro purissimo sibi invic.
-22 Invicem cohærentes ex auro purissimo
-36 Facies et laminam de auro purissimo
30- 3 Vestiesque illud auro purissimo, tam craticulam ejus
-35 Opere unguentarii, mixtum diligenter, et purum
31- 8 Candelabrum purissimum cum vasis suis
37- 1 Vestivitq. eam auro purissimo intus ac foris
-16 Et cyathos et thuribula ex auro puro
-22 Universa ductilia ex auro purissimo
-26 Vestivitque illud auro purissimo cum craticula
39-15 Sibi invicem cohærentes de auro purissimo
-23 Et tintinnabula de auro purissimo
-29 Laminam sacræ venerationis de auro purissimo
Levit. 13-58 Si cessaverit, lavabit aqua ea quæ pura sunt
24- 2 Ut afferant tibi oleum de olivis purissimum
- 6 Super mensam purissimam coram Domino
Num. 19- 9 Effundet eos extra castra in loco purissimo
28- 5 Similæ, quæ conspersa sit oleo purissimo
3 Reg. 5-11 Viginti coros purissimi olei : hæc tribuebat
6-20 Operuit illud, atque vestivit auro purissimo
-21 Operuit auro purissimo, et affixit laminas
7-49 Et candelabra aurea... ex auro puro
-50 Mortariola et thuribula de auro purissimo
10-16 Fecit... ducenta scuta de auro purissimo
-21 Supellex domus saltus Libani de auro purissimo
14-10 Sicut mundari solet fimus usque ad purum
1 Par. 28-17 Et phialas, et thuribula, ex auro purissimo
-18 Aurum purissimum dedit : ut ex ipso fieret
2 Par. 4-20 Candelabra.. juxta ritum ex auro purissimo
-22 Et phialas, et mortariola, ex auro purissimo
9-20 Vasa domus saltus Libani ex auro purissimo
Job. 4-17 Numquid... aut factore suo purior erit vir ?
11- 4 Purus est sermo meus, et mundus sum
33- 3 Et sententiam puram labia mea loquentur
Prov. 3-14 Et auri primi et purissimi fructus ejus
15-26 Purus sermo pulcherrimus firmabitur ab eo
20- 9 Mundum est cor meum, purus sum a peccato
25- 4 Et egredietur vas purissimum
Isai. 1-25 Et excoquam ad purum scoriam tuam
Ezech.32-14 Tunc purissimas reddam aquas eorum
34-18 Cum purissimam aquam biberetis, reliquam
1 Tim. 1- 5 Finis a. præcepti est charitas de corde puro
2- 8 Levantes puras manus sine ira et disceptat.
3- 9 Habentes myster. fidei in conscientia pura
2 Tim. 1- 3 Cui servio a progenitorib. in conscient. pura
2-22 Qui invocant Dominum de corde puro

PUSILLANIMIS *et* PUSILLANIMUS.

Eccli. 7- 9 Noli esse pusillanimis in animo tuo
Isai. 35- 4 Dicite pusillanimis : Confortamini
1 Thes. 5-14 Consolamini pusillanimes, suscipite infirm.

PUSILLANIMITAS.

Psal. 54- 9 Salvum me fecit a pusillanimitate spiritus

PUSILLUS, A, UM.

1 Reg. 25-36 Non indicavit ei verbum pusillum
Judith.13-11 Et post pusillum exivit, et tradidit caput
Psal. 36-10 Et adhuc pusillum, et non erit peccator
103-25 Animalia pusilla cum magnis
113-13 Benedixit... pusillis cum majoribus
Sap. 6- 8 Quoniam pusillum et magnum ipse fecit
15- 8 Post pusillum reducit se unde acceptus est
Eccli. 5-18 Justifica pusillum et magnum similiter
Matth.18- 6 Qui a. scandalizaverit unum de pusillis istis

Matth. 18-10 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis
-14 Non est voluntas ante Patrem... ut pereat unus de pusillis istis
26-39 Progressus pusillum, procidit in faciem suam
-73 Et post pusillum accesserunt qui stabant
Marc. 1-19 Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum
6-31 Venite seorsum... et requiescite pusillum
9-41 Quisq. scandalizaverit unum ex his pusillis
14-70 Post pusillum rursus qui astabant, dicebant
Luc. 5- 3 Rogavit eum a terra reducere pusillum
12-28 Quanto magis vos pusillæ fidei?
-32 Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit patri vestro
17- 2 Quam ut scandalizet unum de pusillis istis
19- 3 Non poterat... quia statura pusillus erat
22-58 Et post pusillum alius videns eum, dixit
Act. 27-28 Pusillum inde separati, invenerunt passus
Colos. 3-21 Nolite... provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant
Apoc. 11-18 Et timentibus nomen t. pusillis et magnis
13-16 Faciet om. pusillos, et magnos, et divites
19- 5 Et qui timetis eum, pusilli et magni
-18 Et servorum, et pusillorum, et magnorum
20-12 Vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes

PUSTULA.

Levit. 13- 2 In cujus cute... diversus color sive pustula

PUTAMEN.

Judic. 16- 9 Si rumpat quis filum de stupæ tortum putamine

PUTATIO.

Cant. 2-12 In terra nostra tempus putationis advenit

PUTEOLI.

Civitas Campaniæ juxta Neapolim, qua sanctus Paulus appulit Romam iturus.

Act. 28-13 Flante Austro, secunda die venimus Puteolos

PUTEUS.

1° *Puteus Juramenti, quem fodit Abraham; is est Bersabee, in regione Geraritica. Dicitur Puteus Juramenti, eo quod Abraham et Isaac ibi fœdus cum Abimelech sociavere jurantes; vocaturque oppidum Isaac.* 2° *Puteus Viventis et Videntis. Sic ab Agar vocatus est, quod eam ibi Angelus Domini allocutus esset. Puteus est inter Cades et Barad in deserto. Sunt autem et alii plures putei in sanctis Scripturis, qui hodie et in Geraritica regione et juxta Ascalonem demonstrantur.* 3° *Puteus Aquarum viventium, quæ fluunt impetu de Libano; puteus iste prope Tyrum putatur, ex ea parte Libani quæ postea Antilibanus dicta est.*

Gen. 14-10 Vallis a... habebat puteos multos bituminis
16-14 Propterea appellavit puteum illum, Puteum Viventis et Videntis me
21-19 Quæ videns puteum aquæ, abiit et implevit
-25 Increpavit Abimelech propter puteum aquæ
-30 Quoniam ego fodi puteum istum
-32 Inierunt fœdus pro puteo Juramenti
24-11 Extra oppidum juxta puteum aquæ vespere
-20 Recurrit ad puteum ut hauriret aquam
-62 Ad puteum, cujus nomen est Viventis et Vid.
25-11 Juxta puteum nomine Viventis et Videntis
26-15 Om. puteos, quos foderant servi patris illius
-18 Fodit alios puteos, quos foderant servi patris
-20 Nomen putei... vocavit Calumniam
-22 Profectus inde fodit alium puteum
-25 Præcepitque servis suis ut foderent puteum
-32 Servi Isaac annuntiantes ei de puteo
29- 2 Et vidit puteum in agro, tres quoque greges
- 3 Morisq. erat ut... refectis gregibus rursum super os putei ponerent (*lapidem*)
- 8 Amoveamus lapidem de ore putei
-10 Amovit lapidem quo puteus claudebatur
46- 1 Profectusque... venit ad puteum Juramenti
- 5 Surrexit autem Jacob a puteo Juramenti
Exod. 2-15 In terra Madian, et sedit juxta puteum
Num. 20-17 Non bibemus aquas de puteis tuis
21-16 Apparuit puteus super quo locutus est
-17 Cecinit Isr. carmen istud : Ascendat puteus
-18 Puteus, quem foderunt principes
-22 Non bibemus aquas ex puteis
2 Reg. 17-18 Qui habebat puteum in vestibulo
-19 Mulier, et expandit velamen super os putei
-21 Cumq. abiissent, ascenderunt illi de puteo
Psal. 54-24 Deus, deduces eos in puteum interitus
68-16 Neque urgeat super me puteus os suum
Prov. 5-15 Bibe aquam... et fluenta putei tui
23-27 Meretrix : et puteus angustus, aliena
Cant. 4-15 Puteus aquar. viventium quæ fluunt impetu
Eccli. 48-19 Et ædificavit ad aquam puteum
Eccli. 50- 3 In diebus ipsius emanaverunt putei aquar.
Isai. 15- 8 Et usque ad puteum Elim clamor ejus
1 Mac. 7-19 Quosdam... mactavit, et in puteum magnum projecit
2 Mac. 1-19 In valle, ubi erat puteus altus et siccus
Luc. 14- 5 Cujus vestr. asinus aut bos in puteum cadet
Joan. 4-11 Neq. in quo haurias habes, et puteus altus est
-12 Qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit
Apoc. 9- 1 Et data est ei clavis putei abyssi
- 2 Et aperuit puteum abyssi
Ascendit fumus putei sicut fumus fornacis
Obscuratus est sol et aër de fumo putei
- 3 De fumo putei exierunt locustæ in terram

PUTIPHAR.

Anno mundi 2316, ante J. Ch. 1738. Magister militum, eunuchus Pharaonis. « Eunuchus autem non fuit, qui uxorem habuit, » et, ut nonnulli volunt, filiam, quæ postea » Josepho. nupsit; sed omnes qui in aula et » obsequio regum versabantur, eunuchi dicebantur, fortasse quod plerique eunuchi » essent. » Joseph a fratribus suis venditus ductus est in Ægyptum, emitque eum de manu Ismaelitarum Putiphar; cui propter Joseph benedixit Deus, multiplicavitque omnia bona Putipharis, tam in domibus quam in agris. Attamen Joseph falso stupro accusatus a domina sua, incarceratus est, quem tandem e carcere eduxit Pharao.

Gen. 37-36 Vendiderunt Joseph in Ægypto Putiphari
39- 1 Emitq. eum Putiphar eunuchus Pharaonis

PUTIPHARE.

Putant aliqui hunc Putipharem eumdem esse cum primo hero Joseph; sed verius est esse diversum : hic enim sacerdos erat, ille militiæ princeps; hic Heliopoli, ille Memphi in regia degebat; hic Hebraice dicitur Poti-pera, et Latine Putiphare; ille vero Hebraice dicitur Pothiphar, et in Vulgata Latina Putiphar. Imo et verisimile non videtur voluisse Joseph conjungi familiæ primi Putipharis propter injuriam infamem et calumniosam. Joseph uxorem duxit Aseneth filiam Putiphare, quæ peperit ei Ephraim et Manassem.

Gen. 41-45 Aseneth filiam Putiphare sacerdotis Heliop.
-50 Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopol.
46-20 Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopol.

PUTO.

Gen. 17-17 Putas-ne centenario nascetur filius?
27-12 Timeo ne putet me sibi voluisse illudere
37- 7 Putabam nos ligare manipulos in agro
41- 1 Putabat (*Pharao*) se stare super fluvium
-17 Putabam me stare super ripam fluminis
42-30 Et putavit nos exploratores esse provinciæ
43-32 Profanum putant hujuscemodi convivium
Exod. 23-21 Audi vocem ejus, nec contemnendum putes
Josue. 8- 6 Putabunt enim nos fugere sicut prius
22-19 Quod si putatis immundam esse terram
-25 Putavimus itaque melius
Judic. 15- 2 Putavi quod odisses eam, et ideo tradidi ill.
19-28 Cui ille, putans eam quiescere, loquebatur
20-32 Putaverunt enim solito eos more cædere
-39 Putaverunt enim filii Benjamin eos fugere
1 Reg. 18-11 Putans quod configere posset David
2 Reg. 4-10 Qui putabat se prospera nuntiare, tenui
9- 1 Putas-ne est aliquis qui remanserit de domo
10- 3 Putas quod propter honor. patris tui miserit
3 Reg. 8-27 Ergo-ne putandum est quod vere Deus
10-21 Nec alicujus pretii putabatur in diebus Sal.
21- 2 Aut si commodius tibi putas, argenti pret.
4 Reg. 5-11 Dicens : Putabam quod egrederetur ad me
1 Par. 19- 3 Tu forsitan putas quod David honoris causa
2 Par. 25- 8 Si putas in robore exercitus bella consistere
Tobiæ. 4- 1 Cum Tobias putaret orationem s. exaudiri
8-17 Quia non contigit quemadmod. putabamus
10- 1 Dicens : Putas quare moratur filius meus
- 2 Putas-ne Gabelus mortuus est, et nemo
Judith. 6- 5 Si verba mea hæc putas impleri non posse
7- 9 Putant in montibus positam superari non posse
Esth. 4-13 Ne putes quod animam tuam tantum liberes
5-13 Cum hæc om. habeam, nihil me habere puto
9-12 Quantum putas eos exercere cædem
16- 9 Nec putare debetis, si diversa jubeamus
Job. 11-12 Tanq. pullum onagri se liberum natum putat
-17 Cum te consumptum putaveris, orieris
13- 5 Utinam taceretis, ut putaremini esse sap.
14-14 Putas-ne mortuus homo rursum vivat?
17-16 Putas-ne saltem ibi erit requies mihi?
22-11 Et putabas te tenebras non visurum
30- 2 Et vita ipsa putabantur indigni
Job. 31-24 Si putavi aurum robur meum, et obrizo dixi
32-12 Et donec putabam vos aliquid dicere
Eccle. 7-11 Quid putas causæ est quod priora tempora
Sap. 12-27 Indignabantur, per hæc quos putabant deos
13- 2 Rectores orbis terrarum deos putaverunt
- 3 Quorum si specie delectati deos putaverunt
17- 3 Dum putant se latere in obscuris peccatis
Prolog. Eccli. Necessarium putavi et ipse aliquam addere
Isai. 14-24 Dicens : Si non, ut putavi, ita erit
53- 4 Et nos putavimus eum quasi leprosum
66-17 Mundos se putabant in hortis post januam
Jerem. 23-23 Putas-ne Deus e vicino ego sum, dicit Dom.?
37-16 Et dixit : Putas-ne est sermo a Domino?
46- 6 Non fugiat velox, nec salvari se putet fortis
Ezech. 8- 6 Fili hom., putas-ne, vides tu quid isti faciunt
37- 3 Fili hominis, putas-ne vivent ossa ista?
Dan. 2-26 Putas-ne vere potes mihi indicare somnium?
6-20 Putas-ne valuit te liberare a leonibus?
7-25 Et putabit quod possit mutare tempora
Amos. 6- 5 Sicut Dav. putaverunt se habere vasa cantici
Jonæ. 4- 4 Et dixit Dominus : Putas-ne bene irasceris tu?
- 9 Putas-ne bene irasceris tu super hedera?
Habac. 2- 9 Et liberari se putat de manu mali
2 Mac. 7-16 Noli a. putare genus nostrum... derelictum
14-40 Putabat enim, si illum decepisset
Matth. 5-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem
6- 7 Putant e. quod in multiloquio s. exaudiantur
18- 1 Quis, putas, major est in regno cœlorum?
24-45 Quis, putas, est fidelis servus et prudens?
26-53 An putas, quia non possum rogare Patrem
Marc. 4-40 Quis, putas, est iste quia et ventus et mare...
6-49 Putaverunt phantasma esse, et exclamaver.
Luc. 1-66 Dicentes : Quis, putas, puer iste erit?
3-23 Ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Heli
8-18 Quic. non habet etiam quod putat se habere
-25 Quis, putas, hic est, quia et ventis et mari imperat
12-40 Qua hora non putatis, Filius hominis veniet
-42 Quis, putas, est fidelis dispensator et prudens
-51 Putatis quia pacem veni dare in terram?
13- 2 Putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galil.
- 4 Putatis quia et ipsi debitores fuerint
17-10 Non puto. Sic et vos, cum feceritis omnia
18- 8 Filius hom. veniens, putas, inveniet fidem
Joan. 5-39 Vos putatis in ipsis vitam æternam habere
-45 Nolite putare quia ego accusaturus sim vos
11-13 Putaverunt quia de dormitione somni dicer.
-56 Quid putatis, quia non venit ad diem festum
13-29 Quidam enim putabant quia loculos habebat
Act. 8-30 Et dixit : Putas-ne intelligis quæ legis?
1 Cor. 4- 9 Puto a. quod Deus nos Apostolos...ostendit
7-40 Puto e. quod et ego Spiritum Dei habeam
12-23 Et quæ putamus ignobiliora membra
2 Cor. 11-16 Ne quis me putet insipientem esse
12-19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos?
Hebr. 10-29 Quanto magis putatis deteriora mereri supp.
Jacob. 1-26 Si quis autem putat se religiosum esse
4- 5 An putatis quia inaniter Scriptura dicat?

PUTO, *pro Cædo.*

Levit. 25- 3 Sex annis putabis vineam tuam, colligesque
- 4 Agrum non seres, et vineam non putabis
Isai. 5- 6 Non putabitur, et non fodietur : et ascend.

PUTREDO.

Job. 7- 5 Induta est caro mea putredine et sordibus
13-28 Qui quasi putredo consumendus sum
17-14 Putredini dixi : Pater meus es; mater mea
25- 6 Quanto magis homo putredo, et filius hom.
Prov. 12- 4 Et putredo in ossibus ejus
14-30 Sanitas cordis : putredo ossium, invidia
Eccli. 19- 3 Putredo et vermes hæreditabunt illum
Osee. 5-12 Et ego... et quasi putredo domui Juda
Joel. 2-20 Et ascendet putredo ejus, quia superbe egit
Amos. 4-10 Ascendere feci putredinem castrorum
Mich. 2-10 Propt. immund. ej. corrumpetur putredine
Habac. 3-16 Ingrediatur putredo in ossibus meis

PUTREFACTUS.

Jerem. 22-19 Putrefactus et projectus extra portas Jerus.
Jacob. 5- 2 Divitiæ vestræ putrefactæ sunt

PUTRESCO.

Num. 5-21 Putrescere faciat femur tuum, et tumens
-22 Et utero tumescente putrescat femur
Psal. 37- 6 Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ
Prov. 10- 7 Et nomen impiorum putrescet
Jerem. 13- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda

PUTRIDUS, A, UM.

Job. 41-18 Quasi paleas ferrum et quasi lign. putridum
Prov. 25-19 Dens putridus, et pes lassus, qui sperat
Isai. 14-19 Ad fundam. laci, quasi cadaver putridum
Jerem. 38-12 Et hæc scissa et putrida sub cubito manuum

PYGARGUS.

Deut. 14- 5 Tragelaphum, pygargum, orygem

PYRA.

Ezech. 24- 9 Cujus ego grandem faciam pyram
Act. 28- 2 Accensa enim pyra reficiebant nos omnes

PYRAMIS.

1 Mac. 13-28 Statuit septem pyramidas, unam contra unam

PYRRHUS.

Pater Sopatris, qui comitatus est sanctum Paulum in Macedoniam euntem.

Act. 20- 4 Comitatus est autem eum Sopater Pyrrhi

PYRUS.

2 Reg. 5-23 Et venies ad eos ex adverso pyrorum
2 Reg. 5-24 Sonitum gradientis in cacumine pyrorum
1 Par. 14-14 Venies, contra illos ex adverso pyrorum
-15 Cumque audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum

PYTHO.

Pythones proprie dicebantur ii qui dæmonem responsa dantem haberent in ventre, vel ipsi dæmonese ventre loquentes. LXX pythones appellant ventriloquos. Vetitum erat lege Deut. 18-10 ne quis pythones consuleret, et quamvis Saül ariolos et pythonicos delere conatus esset, non dubitabat aliquos adhuc superesse, mulieres præsertim, quæ leviores et ad superstitionem proniores esse solent. Pythonissas LXX vocant ventriloquas, quod dæmon, ut quidam volunt, per inferiora ventris detestabiles ederet voces. In Endor erat pythonissa quam consuluit Saül; jussitque suscitari Samuelem, a quo suam suorumque mortem proximam, tum et regnum suum Davidi cessurum didicit.

Deut. 18-11 Nec qui pythones consulat, nec divinos
1 Reg. 28- 7 Quærite mihi mulierem habent. Pythonem
Est mulier pythonem habens in Endor
- 8 Divina mihi in pythone, et suscita
4 Reg. 21- 6 Fecit pythones, et aruspices multiplicavit
23-24 Sed et pythones, et ariolos, et figuras
Isai. 8-19 Quærite a pythonibus, et a divinis, qui strid.
19- 3 Et divinos suos, et pythones, et ariolos
29- 4 Et erit quasi pythonis de terra vox tua
Act. 16-16 Puellam quamdam hab. spiritum pythonem

PYTHONICUS.

Levit. 20-27 In quibus pythonicus, vel divinationis fuerit spiritus

PYTHONISSA. *Vid. supra* PYTHO.

1 Par. 10-13 Sed insuper etiam pythonissam consuluerit

Q

QUADRAGENÆ.

Jusserat Dominus, Deut. 25-3, ut plagarum numerus quadragenarius non excederet; id ut servarent Judæi, etiam intra illum numerum se continebant, triginta novem tantum plagas infligentes.

2 Cor. 11-24 Quinquies, quadragenas, una minus, accepi

QUADRAGENARIUS.

Gen. 26-34 Esaü vero quadragenarius duxit uxores
Deut. 25- 3 Ita duntaxat ut quadragenarium numerum non excedant

QUADRAGESIMUS.

Num. 33-38 Anno quadragesimo egressionis filiorum Isr.
Deut. 1- 3 Quadragesimo anno, undecimo mense
8- 4 Non est subtritus, en quadragesimus annus
1 Par. 26-31 Quadragesimo anno regni David recensiti
2 Par. 16-13 Anno quadragesimo primo regni sui
1 Mac. 1-21 In centesimo et quadragesimo tertio anno
-57 Quinto et quadragesimo et centesimo anno
2-70 Defunctus est anno cent. et quadragesimo
3-37 Anno centesimo et quadragesimo septimo
4-52 Centesimi quadragesimi octavi anni
6-16 Antiochus rex, anno centes. quadragesimo
2 Mac. 11-21 Anno centes. quadragesimo octavo, mensis
-33 Anno cent. quadragesimo octavo, Xanthici
-38 Anno centesimo quadragesimo octavo
13- 1 Anno centes. quadragesimo nono, cognovit

QUADRAGINTA.

Gen. 5-13 Genuit Malaleel, octing. quadraginta annis
7- 4 Ego pluam super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus
-12 Facta est pluvia super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus
-17 Factumq. est diluvium quadraginta diebus
8- 6 Cumque transissent quadraginta dies
18-28 Delebis propter quadraginta quinque univ.
-29 Sin autem quadraginta ibi inventi fuerint
Ait : Non percutiam propter quadraginta
25-20 Qui cum quadraginta esset annorum, duxit
32-15 Vaccas quadraginta, et tauros viginti, asinas
47-28 Centum quadraginta septem annorum
50- 3 Jussa explent. transierunt quadraginta dies
Exod. 16-35 Comederunt Man quadraginta annis, donec venirent
24-18 Ascendit in montem : et fuit ibi quadraginta diebus, et quadraginta noctibus
26-19 Quadraginta bases argenteas fundes
-21 Quadraginta habentes bases argenteas
34-28 Fuit ergo ibi cum Domino quadraginta dies et quadraginta noctes
36-24 Cum quadraginta basibus argenteis
-26 Cum quadraginta basibus argenteis
Levit. 25- 8 Quæ simul faciunt annos quadraginta novem
Num. 1-21 Quadraginta sex millia quingenti
-25 Quadraginta quinque millia sexcenti
-33 Quadraginta millia quingenti
-41 Quadraginta millia et mille quingenti
2-11 Numerati sunt quadraginta sex millia quing.
-15 Quadraginta quinque millia sexcenti
-19 Numerati sunt quadraginta millia quingenti
-28 Numerati sunt quadraginta millia, et mille quingenti
13-26 Exploratores terræ post quadraginta dies
14-33 Erunt vagi in deserto annis quadraginta
-34 Juxta numerum quadraginta dierum
Quadraginta annis recipietis iniquitates v.
26- 7 Numerus invent. est quadraginta tria millia
-18 Omnis numerus fuit quadraginta millia
-41 Quorum numerus fuit quadraginta quinque
-50 Quorum numerus, quadraginta quinque
32-13 Circumduxit eum per desertum quadraginta annis
35- 6 Exceptis his, alia quadraginta duo oppida
- 7 Id est, simul quadraginta octo cum suburb.
Deut. 2- 7 Per quadragiata annos habitans tecum Do.
8- 2 Deus tuus quadraginta annis per desertum
9- 9 Perseveravi in monte quadraginta diebus
-11 Cumque transissent quadraginta dies
-18 Quadraginta diebus et noctibus panem non comedens
-25 Coram Domino quadraginta diebus ac noct.
10-10 Sicut prius, quadraginta diebus ac noctibus
29- 5 Adduxit vos quadraginta annis per desert.
Josue. 4-13 Quadraginta pugnatorum millia per turmas
5- 6 Per quadraginta annos itineris latissimæ sol.
14- 7 Quadraginta annor. eram quando misit me
-10 Quadraginta et quinque anni sunt, ex quo
21-39 Civitates univ... fuerunt quadraginta octo
Judic. 3-11 Quievitque terra quadraginta annis
5- 8 Si apparuerint in quadraginta millibus Isr.
-32 Quievitque terra per quadraginta annos
8-28 Quievit terra per quadraginta annos
12- 6 Ceciderunt.. de Ephr. quadraginta duo mil.
-14 Qui habuit quadraginta filios, et triginta
13- 1 Tradidit eos in manus Philisthinorum quadraginta annis
1 Reg. 4-18 Et ipse judicavit Israël quadraginta annis
17-16 Mane et vesp., et stabat quadraginta diebus
2 Reg. 2-10 Quadraginta annor. erat Isboseth filius Saül
5- 4 David... et quadraginta annis regnavit
10-18 Septingentos currus, et quadraginta millia
15- 7 Post quadraginta a. annos, dixit Absalom
3 Reg. 2-11 David super Israël, quadraginta anni sunt
4-26 Habebat Salomon quadraginta millia præsepia
6-17 Quadraginta cubitor. erat ipsum templum
7- 3 Quadraginta quinq. columnis sustentabatur
-38 Quadraginta batos capiebat luter unus
3 Reg. 11-42 Super omnem Israël, quadraginta anni sunt
14-21 Quadraginta et unius anni erat Roboam
15-10 Et quadraginta et uno anno regnavit
19- 8 Et ambulavit in fortitudine cibi illius, quadraginta diebus et quadraginta noctibus
4 Reg. 2-24 Laceraverunt ex eis quadraginta duos pueros
8- 9 Bona Damasci, onera quadraginta camelor.
10-14 Jugulaverunt eos... quadraginta duos viros
12- 1 Quadraginta annis regnavit in Jerusalem
14-23 In Samaria quadraginta et uno anno
1 Par. 5-18 Quadraginta quatuor millia et septingenti
12-36 Et in acie provocantes quadraginta millia
19-18 Millia curruum, et quadraginta millia pedit.
29-27 Et dies quibus regnavit super Israël, fuerunt quadraginta anni
2 Par. 9-25 Salomon quadraginta millia equor. in stab.
-30 Super omnem Israël quadraginta annis
12-13 Quadraginta a. et unius anni erat cum regn.
22- 2 Quadraginta duorum annor. erat Ochozias
24- 1 Et quadraginta annis regnavit in Jerusalem
1 Esdr. 2- 8 Filii Zethua, nongenti quadraginta quinque
-10 Filii Bani, sexcenti quadraginta duo
-24 Filii Azmaveth, quadraginta duo
-25 Filii...Beroth, septingenti quadraginta tres
-34 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-38 Filii Pheshur, mille ducenti quadraginta
-64 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-66 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
2 Esdr. 5-15 Vino et pecunia, quotidie siclos quadraginta
7-13 Filii Zethua, octingenti quadraginta quinq.
-15 Filii Bannui, sexcenti quadraginta octo
-28 Viri Bethazmoth, quadraginta duo
-29 Viri... Beroth, septingenti quadraginta tres
-36 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-41 Filii Phashur, mille ducenti quadraginta
-45 Filii Asaph, centum quadraginta octo
-62 Filii Necoda, sexcenti quadraginta duo
-66 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-67 Et cantatrices, ducenti quadraginta quinq.
-68 Muli eorum, ducenti quadraginta quinque
9-21 Quadraginta annis pavisti eos in deserto
11-13 Principes patrum : ducenti quadraginta duo
Tobiæ. 1-24 Post dies vero quadraginta quinque
14- 1 Tobias vixit annis quadraginta duobus
Judith. 5-15 Et per annos quadraginta annonam de cœlo
Job. 42-16 Job post hæc, centum quadraginta annis
Psal. 94-10 Quadraginta annis offensus fui generationi
Jerem. 52-30 Animas Judæor. septingentas quadraginta
Ezech. 4- 6 Iniquitatem domus Juda quadraginta dieb.
29-11 Et non habitabitur quadraginta annis
-12 Erunt desolatæ quadraginta annis
-13 Post finem quadraginta annor. congregabo
41- 2 Longitudinem ejus quadraginta cubitorum
46-22 Quadraginta cubitorum per longum
Dan. 3-47 Flamma super fornacem cubitis quadraginta
14- 2 Et oves quadraginta, vinique amphoræ sex

Amos. 2-10 Et duxi vos in deserto quadraginta annis
5-25 Obtulistis mihi in deserto quadraginta annis
Jonæ. 3- 4 Adhuc quadraginta dies, et Ninive subvert.
1 Mac. 3-39 Et misit cum eis quadraginta millia virorum
12-41 Obviam illi cum quadraginta millibus viror.
2 Mac. 5- 2 Videri diebus quadraginta per aëra equites
-14 Quadraginta millia vincti
12- 9 Jerosolymis a stadiis ducentis quadraginta
Matth. 4- 2 Cum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit
Marc. 1-13 Erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus
Luc. 4- 2 Diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo
Joan. 2-20 Quadraginta et sex annis ædificatum est
Act. 1- 3 Per dies quadraginta apparens eis, et loquens
4-22 Annorum e. erat amplius quadraginta homo
7-23 Impleretur ei quadraginta annorum temp.
-30 Et expletis annis quadraginta, apparuit
-36 Prodigia... in deserto annis quadraginta
-42 Hostias obtulistis mihi annis quadraginta
13-18 Per quadraginta annorum tempus
-21 Virum de tribu Benjamin, annis quadraginta
23-13 Erant autem plus quam quadraginta viri
-21 Insidiantur.. viri amplius quam quadraginta
Hebr. 3-10 (*Viderunt opera mea*) quadraginta annis
-17 Quibus a. infensus est quadraginta annis?
Apoc. 7- 4 Centum quadraginta quatuor millia signati
11- 2 Calcabunt mensibus quadraginta duobus
13- 5 Potestas facere menses quadraginta duos
14- 1 Cum eo centum quadraginta quatuor millia
- 3 Nisi illa centum quadraginta quatuor millia
21-17 Centum quadraginta quatuor cubitorum

QUADRANGULATUS.

3 Reg. 6-33 Postes de lignis olivarum quadrangulatos
7- 5 Et super columnas quadrangulata ligna
Ezech. 43-16 Quadrangulatum æquis lateribus

QUADRANGULUM.

Exod. 28-16 Quadrangulum erit et duplex
30- 2 Et alterum latitudinis, id est, quadrangulum
39- 9 Quadrangulum, duplex, mensuræ palmi
Ezech. 41-21 Limen quadrangulum, et facies sanctuarii

QUADRANS.

Matth. 5-26 Donec reddas novissimum quadrantem
Marc. 12-42 Misit duo minuta, quod est quadrans

QUADRATUS.

3 Reg. 7-31 Et media intercolumnia, quadrata non rotunda
Judith. 1- 2 Ex lapidibus quadratis et sectis
1 Mac. 10-11 Ut extruerent... lapidibus quadratis ad munitionem

QUADRIFARIAM.

Ezech. 45- 2 Quadrifariam per circuitum

QUADRIGA.

Judic. 5-28 Quare tardaverunt pedes quadrigarum illius
1 Reg. 8-11 Equites et præcursores quadrigarum suar.
3 Reg. 10-29 Egrediebatur autem quadriga ex Ægypto
1 Par. 18- 4 Cepit ergo David mille quadrigas ejus
Exceptis centum quadrigis, quas reservavit
28-18 Ut ex ipso fieret similitudo quadrigæ cherub.
2 Par. 1-14 Et fecit eos esse in urbibus quadrigarum
-17 Quadrigam equorum sexcentis argenteis
8- 6 Cunctasque urbes quadrigarum, et urbes
- 9 Et principes quadrigarum et equitum ejus
9-25 Constituitque eos in urbibus quadrigarum
16- 8 Plures erant, quadrigis et equitibus
Judith. 1- 4 Gloriabatur... in gloria quadrigarum suar.
2-11 Omnis exercitus, cum quadrigis et equitib.
9- 6 Armati currebant, confidentes in quadrigis
Cant. 6-11 Conturbavit me propt. quadrigas Aminadab
Isai. 2- 8 Et innumerabiles quadrigæ ejus
22- 7 Erunt electæ valles tuæ plenæ quadrigarum
31- 1 Habentes fiduciam super quadrigis
36- 9 Si confidis in Ægypto, in quadrigis, et in eq.
37-24 In multitudine quadrigarum m. ego ascendi
43-17 Qui eduxit quadrigam et equum, agmen
66-15 In igne veniet, et quasi turbo quadrigæ ejus
-20 Donum Domino, in equis, et in quadrigis
Jerem. 47- 3 A commotione quadrigarum ejus
Joel. 2- 5 Sonitus quadrigarum super capita montium
Mich. 1-13 Tumultus quadrigæ stuporis habitanti Lach.
5-10 Et disperdam quadrigas tuas
Nahum. 2- 4 Conturbati sunt: quadrigæ collisæ sunt
-13 Succindam usque ad fumum quadrigas tuas
3- 2 Vox.. equi frementis, et quadrigæ ferventis
Habac. 3- 8 Et quadrigæ tuæ salvatio
Aggæi. 2-23 Subvertam quadrigam et ascensorem ejus
Zach. 6- 1 Ecce quatuor quadrigæ egredientes de med.
- 2 In quadriga prima equi rufi, et in quadriga secunda equi nigri
Zach. 6- 3 Et in quadriga tertia equi albi, et in quadriga quarta equi varii et fortes
9-10 Et disperdam quadrigam ex Ephraim

QUADRINGENTESIMUS.

3 Reg. 6- 1 Quadringentesimo et octogesimo anno egr.

QUADRINGENTI, Æ, A.

Gen. 11-15 Vixitque Sale... quadringentis tribus annis
-17 Vixit Heber... quadringentis triginta annis
15-13 Et affligent quadringentis annis
23-15 Quadringentis siclis argenti valet
-16 Quadringentos siclos arg. probatæ monetæ
32- 6 Properat tibi in occursum cum quadringentis viris
33- 1 Esaü, et cum eo quadringentos viros
Exod. 12-40 Fuit quadringentorum triginta annorum
38-29 Et quadringenti supra sicli
Num. 1-29 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
-31 Quinquaginta septem millia quadringenti
-37 Triginta quinque millia quadringenti
-43 Quinquaginta tria millia quadringenti
2- 6 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
- 8 Quinquaginta septem millia quadringenti
- 9 Centum octoginta sex millia quadringenti
-16 Mille quadringenti quinquaginta per turmas
-23 Triginta quinque millia quadringenti
-30 Quinquaginta tria millia quadringenti
7-85 Ex argento sicli duo millia quadringenti
26-43 Sexaginta quatuor millia quadringenti
-47 Quinquaginta tria millia quadringenti
-50 Quadraginta quinque millia quadringenti
Judic. 20- 2 Convenerunt quadringenta millia peditum
-17 Inventa sunt quadringenta millia educent.
21-12 Inventæque sunt... quadringentæ virgines
1 Reg. 22- 2 Fueruntque cum eo quasi quadringenti viri
25-13 Secuti sunt David quasi quadringenti viri
30-10 David ipse, et quadringenti viri
-17 Quadringenti viri adolescentes, qui ascend.
3 Reg. 7-42 Malogranata quadringenta in duobus retiac.
9-28 Aurum quadringentorum viginti talentor.
10-26 Facti sunt ei mille quadringenti currus
18-19 Prophetas Baal quadringentos quinquaginta, prophetasque lucorum quadringentos
-22 Quadringenti et quinquaginta viri sunt
22- 6 Prophetas, quadringentos circiter viros
4 Reg. 14-13 Usq. ad portam Anguli quadringentis cubitis
1 Par. 21- 5 Quadringenta septuaginta millia bellatorum
2 Par. 1-14 Et facti sunt ei mille quadringenti currus
4-13 Malogranata quoque quadringenta
8-18 Quadringenta quinquaginta talenta auri
13- 3 Et electorum quadringenta millia
18- 5 Congregavit... prophet. quadringentos viros
25-33 Usque ad portam Anguli quadringentis cub.
1 Esdr. 1-10 Scyphi argentei secundi quadringenti dec.
-11 Omnia vasa... quinque millia quadringenta
2-15 Filii Adin, quadringenti quinquaginta quat.
-67 Cameli eorum quadringenti triginta quinq.
6-17 Arietes ducentos, agnos quadringentos
2 Esdr. 7-69 Cameli eorum quadringenti triginta quinq.
11- 6 Quadringenti sexaginta octo viri fortes
Judith. 5- 9 Per quadringentos annos sic multiplicati s.
2 Mac. 3-11 Univ. a. argenti talenta esse quadringenta
12-33 Exivit autem cum... equitibus quadringentis
Act. 5-36 Numerus viror. circiter quadringentorum
7- 6 Et male tractabunt eos annis quadringentis
13-20 Post quadringentos et quinquaginta annos
Galat. 3-17 Post quadringentos et triginta annos facta

QUADRO.

3 Reg. 5-17 Ut tollerent lapides... et quadrarent eos

QUADRUPES.

Levit. 11-27 Ex cunctis animantibus, quæ incedunt quadrupedia
-42 Quidquid super pectus quadrupes graditur
Baruc. 3-32 Replevit eam pecudibus et quadrupedibus
Act. 10-12 In quo erant omnia quadrupedia
11- 6 Considerabam, et vidi quadrupedia terræ
Rom. 1-23 Volucrum, et quadrupedum, et serpentium

QUADRUPLUM.

2 Reg. 12- 6 Ovem reddet in quadruplum
Luc. 19- 8 Si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum

QUADRUS, A, UM.

Exod. 27- 1 Et totidem in latitudine, id est quadrum
37-25 Per quadrum singulos habens cubitos
38- 1 De lignis setim, quinque cubitorum per quadrum
3 Reg. 6-35 Operuitque omnia laminis aureis opere quadro ad regulam
Judith. 1- 3 Per quadrum vero earum, latus utrumque
Isai. 9-10 Ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificab.
Thren. 3- 9 Conclusit vias meas lapidibus quadris
Ezech. 40-42 Mensæ... de lapidibus quadris extructæ
-47 Latitudine centum cubitorum per quadrum
48-20 Per viginti quinque millia in quadrum
Amos. 5-11 Domos quadro lapide ædificabitis
Apoc. 21-16 Et civitas in quadro posita est

QUÆRO.

Gen. 24-57 Et quæramus ipsius voluntatem
31-35 Sic delusa sollicitudo quærentis est
32-29 Respondit: Cur quæris nomen meum?
37-15 Et interrogavit quid quæreret
-16 At ille respondit: Fratres meos quæro
44- 9 Apud quemc. fuerit inventum..quod quæris
Exod. 2-15 Et quærebat occidere Moysen: qui fugien
4-19 Mortui sunt e. omn. qui quærebant animam
18-15 Venit ad me populus quærens sententiam D.
Levit. 10-16 Cum quæreret Moyses, exustum reperit
13-36 Non quæret amplius utr. capillus in flavum
19-18 Non quæras ultionem, nec memoreris inj.
Num. 24- 1 Ut ante perrexerat, ut augurium quæreret
32-19 Nec quidquam quæremus trans Jordanem
Deut. 4-29 Cumque quæsieris ibi Do. Deum tuum, invenies eum: si tam. toto corde quæsieris
13-14 Quære sollicite et diligenter
17- 9 Quæresque ab eis, qui indicabunt tibi
18-11 Aut quærat a mortuis veritatem
22- 2 Erunt apud te quandiu quærat ea frater t.
-14 Quæsieritq. occasiones quibus dimittat eam
23- 6 Nec quæras eis bona cunctis diebus vitæ t.
Josue. 2-22 Quærentes e. per om. viam, non repererunt
22-23 Imponeremus, ipse quærat et judicet
4-22 Veni, et ostendam tibi virum quem quæris
5-26 Quærens in capite vulneri locum
6-39 Semel tentavero, signum quærens in vellere
13-18 Cur quæris nomen meum, quod est mirabile
14- 4 Et quæreret occasionem contra Philisthiim
18- 1 Et tribus Dan quærebat possessionem sibi
Ruth. 3- 1 Filia mea, quæram tibi requiem, et provid.
1 Reg. 9- 3 Et consurgens vade, et quære asinas
10-14 Quo abistis? Qui respond.: Quærere asinas
-21 Quæsierunt ergo eum, et non est inventus
13-14 Quæsivit Dominus sibi virum juxta cor s.
16-16 Quærent hominem scientem psallere cithara
19- 2 Dicens: Quærit Saül pater meus occidere te
20- 1 Quod peccatum... quia quærit animam m.
22-23 Ne timeas: si quis quæsierit animam meam, quæret et animam tuam
23-14 Quærebat eum tamen Saül cunctis diebus
-15 Egressus est Saül ut quæreret animam ejus
-25 Ivit ergo Saül et socii ej. ad quærendum eum
24-10 David quærit malum adversum te
25-26 Qui quærunt domino meo malum
-29 Persequens te, et quærens animam tuam
26- 2 Ut quæreret David in deserto Ziph
-20 Egressus est rex Israël ut quærat pulicem
27- 1 Cessetq. me quærere in cunctis finibus Isr.
- 4 Et non addidit ultra quærere eum
28- 7 Quærite mihi mulierem habentem Python.
2 Reg. 3-17 Quærebatis David ut regnaret super vos
4- 8 Saül inimici tui, qui quærebat animam t.
-11 Non quæram sanguinem ejus de manu vestr.
5-17 Ascenderunt universi ut quærerent David
11- 7 Quæsivitque David quam recte ageret Joab
14- 7 Quærunt extinguere scintillam meam
16-11 Ecce filius meus... quærit animam meam
17- 3 Reverti solet: unum enim virum tu quæris
-20 At hi qui quærebant, cum non reperissent
20-19 Tu quæris subvertere civitatem, et evertere
3 Reg. 1- 2 Quæramus dom. nostro regi adolescentulam
- 3 Quæsierunt igitur adolescentul. speciosam
11-22 Indiges, ut quæras ire ad terram tuam?
19-10 Quærunt animam meam, ut auferant eam
-14 Quærunt animam meam, ut auferant eam
22- 5 Quære, oro te, hodie sermonem Domini
4 Reg. 2-16 Qui possunt ire, et quærere dominum tuum
-17 Cum quæsissent tribus diebus, non invener.
4-14 Ne quæras: filium enim non habet
5- 7 Videte quod occasiones quærat advers. me
6-19 Et ostendam vobis virum quem quæritis
1 Par. 4-39 Et ut quærerent pascua gregibus suis
14- 8 Ascenderunt omnes ut quærerent eum
16-10 Lætetur cor quærentium Dominum
-11 Quærite Dominum et virtutem ejus
Quærite faciem ejus semper
21- 3 Quare hoc quærit dominus meus?
22-19 Ut quæratis Dominum Deum vestrum
28- 9 Si quæsieris eum, invenies
2 Par. 11-16 Ut quærerent Dom. Deum Israël, venerunt
12-14 Non præparavit cor suum ut quæreret Do.
14- 4 Præcepit Judæ ut quæreret Dom. Deum
- 7 Eo quod quæsierimus Dominum Deum
15- 2 Si quæsieritis eum, invenietis
- 4 Et quæsierint eum, reperient eum

2 Par. 15-12 Ut quærerent Dom. Deum patrum suorum
-13 Si quis a., inquit, non quæsierit Do. D. Isr.
-15 Et in tota voluntate quæsierunt eum
16-12 Nec in infirmitate sua quæsivit Dominum
18- 7 A quo possumus quærere Dom. voluntatem
22- 9 Josaphat, qui quæsierat Dom. in toto corde
34- 3 Cum adhuc esset puer, cœpit quærere Deum
1 Esdr. 2-62 Hi quæsierunt scripturam genealogiæ suæ
4- 2 Quia ita ut vos, quærimus Deum vestrum
5-10 Sed et nomina eorum quæsivimus ab eis
6-21 Ut quærerent Dominum Deum Israel
8-15 Quæsivique in populo et in sacerdotibus
-22 Super omnes, qui quærunt eum in bonitate
9-12 Et non quæratis pacem eorum et prosperit.
10-16 In die primo mensis dec. ut quærerent rem
2 Esdr. 2-10 Quod venisset homo qui quæreret prosper.
5-12 Reddemus, et ab eis nihil quæremus
-18 Insuper et annonas ducatus mei non quæsivi
7-64 Hi quæsierunt scripturam suam in censu
Tobiæ. 5-17 Genus quæris mercenarii, an ipsum mercen.
Esth. 2- 2 Quærantur regi puellæ virgines ac speciosæ
-15 Quæ non quæsivit muliebrem cultum
-19 Cumque secundo quærerentur virgines
-23 Quæsitum est, et inventum
10- 3 Quærens bona populo suo, et loquens ea
13- 3 Quærente autem me a consiliariis meis
Job. 7-21 Si mane me quæsieris, non subsistam
9-19 Si fortitudo quæritur, robustissimus est
10- 6 Ut quæras iniquitatem meam, et peccatum
15-23 Cum se moverit ad quærendum panem
31-14 Et cum quæsierit, quid respondebo illi?
Psal. 4- 3 Quid diligitis vanitatem, et quæritis mend.
9-11 Non dereliquisti quærentes te, Domine
H. 10- 4 Secundum multitudinem iræ s. non quæret
-15 Quæretur peccatum illius, et non invenietur
23- 6 Hæc est generatio quærentium eum, quærentium faciem Dei Jacob
34- 4 Revereantur, quærentes animam meam
36-10 Quæres locum ejus, et non invenies
-25 Nec semen ejus quærens panem
-32 Et quærit mortificare eum
-36 Quæsivi eum, et non est inventus locus ejus
37-13 Vim faciebant qui quærebant animam m.
39-15 Revereantur simul, qui quærunt animam m.
-17 Lætentur super te omnes quærentes te
53- 5 Et fortes quæsierunt animam meam
62-10 Ipsi vero in vanum quæsierunt animam m.
68- 7 Non confundantur super me qui quærunt te
-33 Quærite Deum, et vivet anima vestra
69- 3 Revereantur qui quærunt animam meam
- 5 Lætentur in te omnes qui quærunt te
70-13 Operiantur confusione et pudore qui quærunt mala mihi
-24 Reveriti fuerint qui quærunt mala mihi
77-34 Cum occideret eos, quærebant eum
82-17 Et quærent nomen tuum, Domine
85-14 Synagoga potentium quæsierunt animam
103-21 Et quærant a Deo escam sibi
104- 3 Lætetur cor quærentium Dominum
- 4 Quærite Dominum, et confirmamini: quærite faciem ejus semper
118-100 Super senes intellexi: quia mandata tua quæsivi
-176 Quære servum tuum, quia mandata tua non sum oblitus
121- 9 Propter domum Dom... quæsivi bona tibi
Prov. 2- 4 Si quæsieris eam quasi pecuniam
11-27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona
14- 6 Quærit derisor sapientiam, et non invenit
15-14 Cor sapientis quærit doctrinam
17- 9 Qui celat delictum, quærit amicitias
-11 Semper jurgia quærit malus
-16 Qui altam facit domum s., quærit ruinam
-19 Et qui exaltat ostium, quærit ruinam
18- 1 Occasiones quærit qui vult recedere ab amico
-15 Et auris sapientium quærit doctrinam
24-15 Ne... quæras impietatem in domo justi
29-10 Justi autem quærunt animam ejus
31-13 Quæsivit lanam et linum, et operata est
Eccle. 1-13 Proposui in animo m. quærere et investigare
2-21 Homini otioso quæsita dimittit
7- 1 Quid necesse est homini majora se quærere
-26 Et quærerem sapientiam et rationem
-29 Quam adh. quærit anima m., et non inveni
8-17 Quanto plus laboraverit ad quærendum
12-10 Quæsivit verba utilia, et conscripsit serm.
Cant. 3- 1 Per noctes quæsivi quem diligit anima mea
Quæsivi illum, et non inveni
- 2 Quæram quem diligit anima mea
Quæsivi illum, et non inveni
5- 6 Quæsivi, et non inveni illum: vocavi
-17 Et quæremus eum tecum
Sap. 1- 1 In simplicitate cordis quærite illum
6-13 Invenitur ab his qui quærunt illam
Sap. 6-17 Quoniam dignos se ipsa circuit quærens
8- 2 Et quæsivi sponsam mihi eam assumere
-18 Circuibam quærens, ut mihi illam assumer.
13- 6 Deum quærentes, et volentes invenire
19-16 Unusquisque transitum ostii sui quærebat
Eccli. 3-22 Altiora te ne quæsieris, et fortiora te
4- 5 Non relinquas quærentibus tibi retro maledicere
7- 4 Noli quærere a domino ducatum
- 6 Noli quærere fieri judex, nisi valeas
21-20 Os prudentis quæritur in ecclesia
24-11 In his omnibus requiem quæsivi
-46 Et relinquam illam quærentibus sapientiam
27- 1 Qui quærit locupletari, avertit oculum s.
28- 3 Homo... a Deo quærit medelam
32-12 Et audi tacens simul et quærens
-19 Qui quærit legem, replebitur ab ea
33-26 Operatur in disciplina, et quærit requiescere: laxa manus illi, et quærit libertatem
-33 Si extollens discesserit, quem quæras, et in qua via quæras illum, nescis
34-14 Spiritus timentium Deum quæritur
39-26 Omnia enim in tempore suo quærentur
47-31 Quæsivit o. nequitias, usq. dum perveniret
51- 5 De manibus quærentium animam meam
-18 Quæsivi sapientiam palam in oratione mea
-29 Venter m. conturbatus est quærendo illam
Isai. 1-12 Quis quæsivit hæc de manibus vestris
-17 Quærite judicium, subvenite oppresso
8-19 Quærite a pythonibus, et a divinis, qui strid.
13-17 Qui argent. non quærant, nec aurum velint
16- 5 Judicans et quærens judicium
17- 5 Erit sicut quærens spicas in valle Raphaim
21-12 Si quæritis, quærite: convertimini, venite
34-16 Non defuit, alter alterum non quæsivit
38-10 Quæsivi residuum annorum meorum
40-20 Sapiens quærit quomodo statuat simulacr.
41-12 Quæres eos, et non invenies, viros rebelles
-17 Egeni et pauperes quærunt aquas, et non s.
45-19 Non dixi semini Jacob: Frustra quærite me
51- 1 Audite me, qui... quæritis Dominum
55- 6 Quærite Dominum, dum inveniri potest
58- 2 Me etenim de die in diem quærunt, et scire
62-12 Vocaberis: Quæsita civitas et non Derelicta
63- 5 Quæsivi, et non fuit qui adjuvaret
65- 1 Quæsierunt me qui ante non interrogabant: invenerunt qui non quæsierunt me
Jerem. 2-24 Omnes qui quærunt eam, non deficient
-33 Ostendere viam tuam ad quærendam dilect.
4-30 Amatores tui animam tuam quærent
5- 1 Quærite in plateis ejus, an inveniatis virum facientem judicium, et quærentem fidem
8- 2 Post quæ ambulaverunt, et quæ quæsierunt
10-21 Egerunt pastores, et Dom. non quæsierunt
11-21 Ad viros Anathoth, qui quærunt animam t.
19- 7 In manu quærentium animas eorum
- 9 Inimici eor., et qui quærunt animam eorum
22-25 Dabo te in manu quærentium animam tuam
23- 4 Nullus quæretur ex numero, dicit Dominus
26-21 Et quæsivit rex interficere eum
29- 7 Quærite pacem civitatis, ad quam transmig.
-13 Quæretis me, et invenietis me, cum quæsieritis me in toto corde vestro
30-14 Amatores tui obliti sunt tui teq. non quærent
34-20 Dabo... in manus quærentium animam eor.
-21 Dabo... in manus quærentium animas eor.
38- 4 Non quærit pacem populo huic, sed malum
-16 Virorum istor., qui quærunt animam tuam
44-30 In manu quærentium animam illius
Inimici sui, et quærentis animam ejus
45- 5 Et tu quæris tibi grandia? noli quærere
46-26 Dabo eos in manus quærentium animam eor.
49-37 In conspectu quærentium animam eorum
50- 4 Properabunt, et Dom. Deum suum quærent
-20 Quæretur iniquitas Israel, et non erit
Thren. 1-11 Populus ejus gemens, et quærens panem
-19 Quæsierunt cibum sibi, ut refocillarent an.
3-25 Bonus est Dom... animæ quærenti illum
-40 Scrutemur vias nostras, et quæramus
Ezech. 7-26 Quærent visionem de proph., et lex peribit
20-40 Et ibi quæram primitias vestras
21-21 Divinationem quærens, commiscens sagittas
22-30 Quæsivi de eis vir. qui interponeret sepem
34- 4 Et quod perierat non quæsistis
- 8 Neq. enim quæsierunt pastores mei gregem
39-14 Post menses a. septem quærere incipient
Dan. 2-11 Sermo enim quem tu quæris, rex, gravis est
-13 Quærebanturq. Daniel et socii ej. ut perirent
-18 Ut quærerent misericordiam a facie Dei cœli
3-41 Timemus te, et quærimus faciem tuam
6- 4 Principes et satrapæ quærebant occasionem
7-16 Veritatem quærebam ab eo de omnibus his
8-15 Et quærerem intelligentiam: ecce stetit
Osee. 2- 7 Et quæret eos, et non inveniet, et dicet
3- 5 Filii Israel, et quærent Dominum Deum s.
Osee. 5- 6 In armentis suis vadent ad quærendum Do.
-15 Donec deficiatis, et quæratis faciem meam
7-10 Et non quæsierunt eum in omnibus his
Amos. 5- 4 Hæc dicit Dominus.. Quærite me, et vivetis
- 5 Et nolite quærere Bethel
- 6 Quærite Dominum, et vivite
-14 Quærite bonum, et non malum, ut vivatis
8-12 Quærentes verbum Dom., et non invenient
Nahum. 3- 7 Unde quæram consolatorem tibi?
-11 Et tu quæres auxilium ab inimico
Soph. 1- 6 Qui non quæsierunt Dominum, nec investig.
2- 3 Quærite Dominum, omnes mansueti terræ
Quærite justum, quærite mansuetum
Zach. 6- 7 Exierunt, et quærebant ire et discurrere
8-21 Et quæramus Dominum exercituum
-22 Et gentes robustæ ad quærendum Dominum
11-16 Derelicta non visitabit, dispers. non quæret
12- 9 Quæram conterere omn. gentes quæ veniunt
Malac. 2-15 Et quid unus quærit, nisi semen Dei?
3- 1 Dominator, quem vos quæritis
1 Mac. 2-29 Descenderunt multi quærentes judicium
4- 5 Neminem invenit, et quærebat eos in mont.
6- 3 Et venit, et quærebat capere civitatem
-18 Et quærebant eis mala semper
-56 Quia quærebat suscipere regni negotia
9-32 Cognovit Bacchides, et quærebat eum occidere
11- 1 Quærebat obtinere regnum Alexandri dolo
-10 Quæsivit enim me occidere
12-40 Quærebat comprehendere eum, et occidere
-53 Quæsierunt omnes gentes qui erant in circ.
14- 4 Et quæsivit bona genti suæ: et placuit illis
2 Mac. 2-28 Et quærunt aliorum voluntati parere
7- 2 Quid quæris, et quid vis discere a nobis?
14-32 Dicent. nescire se ubi esset qui quærebatur
Matth. 2-13 Ut Herodes quærat puerum ad perdendum
-20 Defuncti s. e. qui quærebant animam pueri
6-33 Quærite ergo primum regnum Dei
7- 7 Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenitet.
- 8 Qui petit, accipit: et qui quærit, invenit
12-39 Generatio mala et adultera signum quærit
-43 Ambulat per loca arida, quærens requiem
-46 Fratres stabant foris, quærentes loqui ei
-47 Fratres tui foris stant quærentes te
13-45 Negotiatori quærenti bonas margaritas
16- 4 Generatio mala et adultera signum quærit
18-12 Et vadit quærere eam quæ erravit
21-46 Et quærentes eum tenere timuerunt turbas
26-16 Quærebat opportunitatem ut eum traderet
-59 Quærebant falsum testimonium contra Jes.
28- 5 Quod Jesum, qui crucifixus est, quæritis
Marc. 1-37 Dixerunt ei: Quia omnes quærunt te
3-32 Mater tua et fratres tui foris quærunt te
8-11 Quærentes ab illo signum de cœlo tentantes
-12 Ait: Quid generatio ista signum quærit?
11-18 Scribæ quærebant quomodo eum perderent
12-12 Quærebant eum tenere: et timuerunt turb.
14- 1 Et quærebant summi sacerdotes et Scribæ
-11 Quærebat quomodo ill. opportune traderet
-55 Quærebant adversus Jesum testimonium
16- 6 Jesum quæritis Nazarenum, crucifixum
Luc. 2-48 Pater tuus et ego dolentes quærebamus te
-49 Quid est quod me quærebatis? nesciebatis
5-18 Erat paralyticus: et quærebant eum inferre
6-19 O. turba quærebat eum tangere: quia virtus
9- 9 Et quærebat (*Herodes*) videre eum
11- 9 Quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur
-10 Qui petit, accipit: et qui quærit, invenit
-16 Alii tentantes, signum de cœlo quærebant
-24 Ambulat per loca inaq., quærens requiem
-29 Signum quærit, et signum non dabitur ei
-54 Et quærentes aliquid capere de ore ejus
12-29 Vos nolite quærere quid manducetis
-30 Hæc enim omnia gentes mundi quærunt
-31 Quærite primum regnum Dei, et justitiam
-48 Cui multum datum est, multum quæretur
13- 6 Venit quærens fructum in illa, et non invenit
- 7 Venio quærens fructum in ficulnea hac
-24 Dico vobis, quærent intrare, et non poterunt
15- 8 Everrit domum, et quærit diligenter
17-33 Quicumque quæsierit animam suam salvam
19- 3 Et quærebat videre Jesum, quis esset
-10 Quærere et salvum facere quod perierat
-47 Principes plebis quærebant illum perdere
20-19 Quærebant principes sacerdotum et Scribæ
22- 2 Et quærebant principes sacerdot. et Scribæ
- 6 Et quærebat opportunitatem ut traderet
-23 Ipsi cœperunt quærere inter se, quis esset
24- 5 Quid quæritis viventem cum mortuis?
-15 Dum fabularentur, et secum quærerent
Joan. 1-38 Quid quæritis? Qui dixerunt ei: Rabbi
4-23 Nam et Pater tales quærit qui adorent eum
-27 Quid quæris, aut quid loqueris cum ea?
5-18 Magis quærebant eum Judæi interficere
-30 Non quæro voluntatem meam, sed volunt.

Joan. 5-44 Et gloriam, quæ a solo Deo est, non quæritis
6-24 Et venerunt Capharnaüm quærentes Jesum
-26 Quæritis me, non quia vidistis signa
7- 1 Quia quærebant eum Judæi interficere
- 4 Et quærit ipse in palam esse : si hæc facis
-11 Judæi ergo quærebant eum in e festo
-18 Qui a semet. loquitur, gloriam propriam quærit : qui autem quærit gloriam ejus, qui misit eum, hic verax est
-20 Quid me quæritis interficere? Respondit turba, et dixit : Dæmonium habes : quis te quærit interficere ?
-25 Nonne hic est, quem quærunt interficere ?
-30 Quærebant ergo eum apprehendere
-34 Quæretis me, et non invenietis
-36 Quæretis me, et non invenietis
8-21 Ego vado, et quæretis me, et in peccato
-37 Sed quæritis me interficere, quia sermo meus
-40 Nunc autem quæritis me interficere
-50 Ego autem non quæro gloriam meam
Est qui quærat, et judicet
10-39 Quærebant ergo eum apprehendere
11- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare
-56 Quærebant ergo Jesum : et colloquebantur
13-33 Quæretis me : et sicut dixi Judæis: Quo ego
16-19 De hoc quæritis inter vos, quia dixi
18- 4 Processit, et dixit eis : Quem quæritis ?
- 7 Quem quæritis ? Illi autem dixerunt : Jes.
- 8 Si ergo me quæritis, sinite hos abire
19-12 Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum
20-15 Mulier, quid ploras ? quem quæris ?
Act. 9-11 Quære in domo Judæ Saulum nomine Tars.
-29 Illi autem quærebant occidere eum
10-19 Dixit Spiritus ei : Ecce viri tres quærunt te
-21 Ecce ego sum quem quæritis : quæ causa
11-25 Profectus est...Tarsum, ut quæreret Saulum
13- 8 Quærens avertere proconsulem a fide
-11 Et circuiens quærebat qui ei manum daret
16-10 Statim quæsivimus proficisci in Macedoniam
17- 5 Quærebant eos producere in populum
-27 Quærere Deum, si forte attrectent eum
19-39 Si quid a. alterius rei quæritis : in legitima
21-31 Quærentibus autem eum occidere
27-30 Nautis vero quærentibus fugere de navi
Rom. 2- 7 Et honorem et incorruptionem quærunt
10- 3 Suam quærentes statuere, justitiæ Dei non s.
-20 Inventus sum a non quærentibus me
11- 3 Relictus sum solus, et quærunt animam m.
- 7 Quod quærebat Israël, hoc non est consecut.
1 Cor. 1-22 Signa petunt, et Græci sapientiam quærunt
4- 2 Quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis
7-27 Alligatus es uxori? noli quærere solutionem
Solutus es ab uxore? noli quærere uxorem
10-24 Nemo quod s. est quærat, sed quod alterius
-33 Non quærens quod mihi utile est, sed quod
13- 5 Non quærit quæ sua sunt, non irritatur
14-12 Ad ædificationem Eccl. quærite ut abundetis
2 Cor. 12-14 Non enim quæro quæ vestra sunt, sed vos
13- 3 An experimentum quæritis ejus qui in me
Galat. 1-10 An Deo ? An quæro hominibus placere
2-17 Si quærentes justificari in Christo, inventi
Philip. 2-21 Omnes enim quæ sua sunt, quærunt, non quæ
4-17 Non quia quæro datum, sed requiro fructum
Colos. 3- 1 Si consurrexistis..quæ sursum sunt quærite
1 Thes. 2- 6 Nec quærentes ab hominibus gloriam
2 Tim. 1-17 Cum Romam venisset, sollicite me quæsivit
1 Petr. 5- 8 Leo rugiens circuit, quærens quem devoret
Apoc. 9- 6 Quærent homines mortem, et non invenient

QUÆSO.

Gen. 13- 8 Ne, quæso, sit jurgium inter me et te
18-30 Ne, quæso, inquit, indigneris, Domine
19- 7 Quæso, fratres mei, nolite malum hoc facere
-18 Dixitque Lot ad eos : Quæso, Domine mi
23-13 Quæso ut audias me : dabo pecun. pro agro
Exod. 32-12 Ne, quæso, dicant Ægyptii: Callide eduxit eos
Judic. 14- 2 Quam quæso ut mihi accipiatis uxorem
19- 6 Quæso te ut hodie hic maneas, pariterque
-20 Tantum, quæso, ne in platea maneas
Ruth. 1-13 Nolite, quæso, filiæ meæ : quia vest. angustia
1 Reg. 15-25 Sed nunc porta, quæso, peccatum meum
19- 2 Observa te, quæso, mane, et manebis
2 Reg. 15-31 Infatua, quæso, Do., consilium Achitophel
4 Reg. 4-16 Noli, quæso, domine mi, vir Dei
20- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim
2 Par. 6-40 Aperiantur, quæso, oculi tui, et aures tuæ
18-12 Quæso ergo te ut et sermo t. ab eis non diss.
2 Esdr. 1- 5 Quæso, Domine Deus cœli, fortis, magne
Judith. 9- 3 Subveni, quæso te, Domine Deus meus
Job. 10- 9 Memento, quæso, quod sicut lut. feceris me
14-10 Nudatus atq. consumptus, ubi, quæso, est ?
21- 2 Audite, quæso, sermones meos, et agite
Isai. 38- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim
Jerem. 20-12 Videam, quæso, ultionem tuam ex eis
38-20 Audi, quæso, vocem Do., quam ego loquor
Dan. 3-34 Ne, quæsumus, tradas nos in perpetuum
Jonæ. 1-14 Quæsumus, Domine, ne pereamus in anima
4- 3 Domine, tolle, quæso, animam meam a me
Mich. 6- 5 Popule meus, memento, quæso, quid cogit.

QUÆSTIO.

Exod. 24-14 Si quid natum fuerit quæstionis, referetis
33- 7 Populus qui habebat aliquam quæstionem
Num. 35-24 Atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata
2 Reg. 21- 4 Non est nobis super argento et auro quæstio
2 Par. 19-10 Ubicumque quæstio est de lege, de mandato
Esth. 12- 3 Habita quæstione, confessos jussit duci
Eccle. 7-30 Et ipse se infinitis miscuerit quæstionibus
Joan. 3-25 Facta est a. quæstio ex discipulis Joannis
Act. 15- 2 Presbyteros in Jerus., super hac quæstione
18-15 Si vero quæstiones sunt de verbo et nomin.
23-29 Quem inveni accusari de quæstionibus legis
25-19 Quæstiones vero quasdam de s. superstitione
-20 Hæsitans autem ego de hujusmodi quæstione
26- 3 Apud Jud. sunt consuetudines et quæstiones
28-29 Judæi mult. habentes inter se quæstionem
1 Tim. 1- 4 Quæ quæstiones præstant magis quam ædif.
6- 4 Sed languens circa quæstiones et pugnas
2 Tim. 2-23 Stultas a. et sine disciplina quæstiones devita
Tit. 3- 9 Stultas a. quæstiones, et genealogias..devita

QUÆSTUS.

2 Mac. 11- 3 Templum vero in pecuniæ quæstum
Act. 16-16 Quæ quæstum magnum præstabat dom. s.
-19 Exivit spes quæstus eorum, apprehendentes
19-24 Præstabat artificibus non modicum quæstum
1 Tim. 6- 5 Existimantium quæstum esse pietatem
- 6 Est autem quæstus magnus pietas
Judæ. -16 Mirantes personas quæstus causa

QUALIS, E.

Exod. 9-18 Pluam... grandinem... qualis non fuit
10-14 Quales ante illud tempus non fuerant
11- 6 Qualis nec ante fuit nec postea futurus est
21- 3 Cum quali veste intraverit, cum tali exeat
34- 4 Duas tabulas lapideas, quales antea fuerant
Levit. 24-20 Qualem inflixerit maculam, talem sustinere
Num. 13-19 Considerate terram, qualis sit : et populum
-20 Urbes quales, muratæ an absque muris
Judic. 8- 2 Quid e. tale facere potui, quale vos fecistis ?
-18 Quales fuer. viri, quos occidisti in Thabor ?
1 Reg. 28-14 Dixitque ei : Qualis est forma ejus ?
3 Reg. 7- 8 Tali opere, quali et hanc porticum
-33 Tales a. rotæ erant, quales solent in curru
1 Par. 29-25 Qualem nullus habuit ante eum rex Israël
2 Par. 30-26 Qualis a diebus Sal... in ea urbe non fuerat
Tobiæ. 5-12 Ait Tobias : Quale gaudium mihi erit ?
Judith. 5- 3 Aut quæ, et quales, et quantæ sint civitates
Cant. 5- 9 Qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulcherrima mulierum ?
Qualis est dilectus tuus ex dilecto ?
Eccli. 10- 2 Et qualis rector est civitatis, tales et inhabit.
34-11 Qui tentatus non est, qualia scit ?
49-16 Nemo natus est in terra qualis Henoch
Dan. 9-12 Magnum malum, quale nunquam fuit
12- 1 Veniet tempus quale non fuit ab eo ex quo
1 Mac. 4-27 Quod non qualia voluit, talia contigerunt in Israël, et qualia mandavit rex
9-27 Facta est tribulatio magna in Israël, qualis non fuit
13- 3 Prælia, et angustias quales vidimus
Matth. 8-27 Qualis est hic, quia venti et mare obediunt
24-21 Tribulatio magna, qualis non fuit ab initio
Marc. 9- 2 Qualia fullo non potest... candida facere
13- 1 Magister, aspice quales lapides, et quales structuræ
-19 Tales, quales non fuerunt ab initio creaturæ
Luc. 1-29 Et cogitabat qualis esset ista salutatio
7-39 Quæ, et qualis est mulier, quæ tangit eum
Act. 26-29 Fieri tales, qualis et ego sum, exceptis vinc.
1 Cor. 3-13 Uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit
5- 1 Talis fornicatio, qualis nec inter gentes
15-35 Quomodo resurgunt mortui ? qualive corpore venient ?
-48 Qualis terrenus, tales et terreni : et qualis cœlestis, tales et cœlestes
2 Cor. 10-11 Quales sumus verbo per epistolas absentes
12-20 Ne forte cum venero, non quales volo, inveniam vos : et ego inveniar a vobis, qualem non vultis
Galat. 2- 6 Quales aliquando fuerint, nihil mea interest
6-11 Videte qualibus litteris scripsi vobis
Philip. 1-30 Idem certamen habentes, quale et vidistis
Colos. 2- 1 Volo enim vos scire qualem sollicitudinem habeam pro vobis
1 Thes. 1- 5 Scitis quales fuerimus in vobis propter vos
- 9 Annuntiant qualem introitum habuerimus
2 Tim. 3-11 Qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui
Jacob. 1-24 Abiit, et statim oblitus est qualis fuerit
1 Petr. 1-11 Scrutantes in quod vel quale tempus significaret
2 Petr. 3-11 Quales oportet vos esse in sanctis conversat.
1 Joan. 3- 1 Videte qualem charitatem dedit nobis Pater
Apoc. 16-18 Terræ motus.. magnus, qualis nunquam fuit

QUALITAS.

1 Par. 28-17 Pro qualitate mensuræ pondus distribuit
Esth. 16- 9 Pro qualitate et necessitate temporum
Sap. 19-17 Sicut in organo qualitatis sonus immutatur

QUALITER.

Judith. 6-12 Qualiter populus Holofernis voluisset
1 Mac. 4- 9 Mementote qualiter salvi facti sunt patres nostri
2 Mac. 7-17 Qualiter te et semen tuum torquebit
-22 Nescio qualiter in utero meo apparuistis
Marc. 5-16 Qualiter factum esset ei qui dæmonium hab.
Luc. 12-11 Nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis
24- 6 Recordamini qualiter locutus est vobis
Act. 20-18 Qualiter vobiscum per omne tempus fuerim
1 Thes. 2-11 Sicut scitis, qualiter unumquemque vestrum
Apoc. 3- 3 In mente ergo habe qualiter acceperis

QUAM.

Gen. 7-23 Tam reptile quam volucres cœli
Deinceps omittitur.

QUAMOBREM.

Gen. 2-24 Quamobrem relinquet homo patrem suum
Et deinceps omittitur.

QUAMVIS.

2 Par. 6-39 Et dimittas populo tuo, quamvis peccatori
2 Mac. 4-34 (Quamvis esset ei suspectus) suasisset
Act. 17-27 Quamvis non longe sit ab unoquoque nostr.

QUANDIU.

Levit. 15-25 Quandiu subjacet huic passioni, immunda
Num. 24-22 Quandiu poteris permanere? Assur e. capiet
Deut. 11-21 Ut daret eis, quandiu cœlum imminet terræ
22- 2 Quandiu quærat ea frater tuus, et recipiat
Esth. 5-13 Quandiu videro Mardoch. Jud. sedentem
Job. 32-22 Nescio enim quandiu subsistam
Psal. 12- 2 Quandiu ponam consilia in anima mea
103-33 In vita mea : psallam Deo meo quandiu sum
145- 2 In vita mea : psallam Deo m. quandiu fuero
2 Mac. 14-10 Nam quandiu superest Judas, impossibile est
Matth. 9-15 Numquid possunt filii sponsi lugere, quandiu cum illis est sponsus
25-40 Quandiu fecistis uni ex his fratribus meis
-45 Quandiu non fecistis uni de minoribus his
Marc. 2-19 Quandiu sponsus cum illis est, jejunare
9-18 Quandiu apud vos ero? quandiu vos patiar?
Joan. 9- 5 Quandiu sum in mundo, lux sum mundi
Rom. 11-13 Quandiu quidem ego sum gentium Apostol.
2 Petr. 1-13 Arbitror quandiu sum in hoc tabernaculo

QUANDO.

Gen. 2- 4 Generationes cœli et terræ, quando creata
7- 6 Quando diluvii aquæ inundaverunt super
11-10 Sem erat centum annorum quando genuit
16-16 Quando peperit ei Agar Ismaelem
17-24 Quando circumcidit carnem præputii sui
19-33 Quando accubuit filia, nec quando surrexit
-35 Quando concubuerit, vel quando illa surrex.
25-26 Sexag. erat Isaac, quando nati sunt ei parv.
30-33 Quando placiti tempus advenerit coram te
-41 Quando primo tempore ascendebantur oves
-42 Quando vero serotina admissura erat
31- 8 Si quando dixit : Variæ erunt mercedes tuæ
Quando vero econtrario ait : Alba quæque
-49 Judicet..Do. inter nos, quando recesserimus
34-25 Quando gravissimus vulnerum dolor est
35- 1 Apparuit tibi, quando fugiebas Esaü fratr.
41-46 Quando stetit in conspectu regis Pharaonis
48- 7 Quando veniebam de Mesopotamia, mortua est Rachel
Exod. 1-16 Præcipiens eis: Quando obstetricabitis Heb.
5-13 Ut prius... quando dabantur vobis paleæ
7- 7 Quando locuti sunt ad Pharaonem
8- 9 Constitue mihi, quando deprecer pro te
12-13 Quando percussero terram Ægypti
-27 Quando transivit super domos filior. Israël
-42 Quando eduxit eos de terra Ægypti
13- 8 Quando egressus sum de Ægypto
16- 3 Quando sedebamus super ollas carnium
-32 Quando educti estis de terra Ægypti
23-15 Quando egressus es de Ægypto : non appar.
-16 Quando congregaveris omnes fruges tuas
28-29 Quando ingredietur sanctuarium
-30 Quando ingredietur coram Domino
-35 Quando ingreditur et egreditur sanctuar.

Exod. 28-43 Quando ingrediuntur tabernacul. testimonii, vel quando appropinquant ad altare
30- 7 Quando componet lucernas, incendet illud
- 8 Et quando collocabit eas ad vesperum, uret
-12 Quando tuleris summam filiorum Israel
-20 Quando ingressuri sunt tabernaculum testimonii, et quando accessuri sunt ad altare
34-22 Quando redeunte anni tempore, cuncta conduntur
-35 Operiebat.. faciem s., si quando loquebatur
39- 1 Quando ministrabat in sanctis, sicut præc.
-24 Incedebat pontifex, quando ministerio fung.
40-34 Si quando nubes tabernaculum deserebat
Levit. 7-38 Quando mandavit filiis Israël, ut offerrent
10- 9 Quando intratis in tabernaculum testimonii
13-14 Quando vero caro vivens in eo apparuerit
14- 2 Hic est ritus leprosi, quando mundandus est
-46 Qui intraverit domum, quando clausa est
16- 1 Quando offerentes ignem alienum, interf.
-17 Quando pontifex sanctuarium ingreditur
19-23 Quando ingressi fueritis terram
23-39 Quando congregaveritis omn. fructus terræ
25- 2 Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis
-14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes
26-34 Quando fueritis (-35) in terra hostili
-35 In sabbatis vestris quando habitabatis in ea
-45 Quando eduxi eos de terra Ægypti
Num. 4- 5 Quando movenda sunt castra, et deponent
7-88 In dedicatione altaris, quando unctum est
10- 2 Quando movenda sunt castra
- 7 Quando autem congregandus est populus
-10 Si quando habebitis epulum et dies festos
-28 Israël per turmas s. quando egrediebantur
13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
15- 8 Quando vero de bobus feceris holocaustum
24-23 Quis victurus est, quando ista faciet Deus ?
26- 9 Quando adversus Dominum rebellaverunt
-10 Quando combussit ignis ducentos quinquag.
28-26 Quando offeretis novas fruges Domino
32- 8 Quando misi de Cadesbarne ad explorandam
33-51 Quando transieritis Jordanem, intrantes
35-10 Quando transgressi fueritis Jordanem
Deut. 4-10 Quando Dominus locutus est mihi, dicens
-45 Ad filios Isr., quando egressi sunt de Ægypto
9- 9 Quando ascendi in montem, ut acciperem
-10 Quando concio populi congregata est
-23 Et quando misit vos de Cadesbarne, dicens
10- 4 De medio ignis, quando populus congreg. est
11-19 Quando sederis in domo tua, et ambulaveris
12-20 Quando dilataverit Dominus Deus tuus
-29 Quando disperdiderit Dominus Deus tuus
13-18 Quando audieris vocem Domini Dei tui
15-18 Quando dimiseris eos liberos
16- 6 Ad solis occ., quando egressus es de Ægypto
-13 Quando collegeris de area et torculari fruges
18- 9 Quando ingressus fueris terram
-16 Quando concio congregata est, atque dixisti
20-10 Quando accesseris ad expugnandam civitat.
-19 Quando obsederis civitatem multo tempore
21- 1 Quando inventum fuerit in terra
-22 Quando peccaverit homo
23- 4 Quando egressi estis de Ægypto
- 9 Quando egressus fueris adversus hostes tuos
24-19 Quando messueris segetem in agro tuo
25- 5 Quando habitaverint fratres simul
-17 In via, quando egrediebaris ex Ægypto
-18 Quando tu eras fame et labore confectus
26-12 Quando compleveris decimam cunctarum
27- 4 Quando ergo transieritis Jordanem, erigite
29-25 Quando eduxit eos de terra Ægypti
31-29 Quando feceritis malum in conspectu Dom.
32- 8 Quando dividebat Altissimus gentes : quando separabat filios Adam
34- 7 Moyses centum et viginti annorum erat quando mortuus est
Josue. 2-10 Quando egressi estis ex Ægypto
3- 3 Quando videritis arcam fœderis Dom. Dei
4- 6 Quando interrogaverint vos filii vestri cras
-21 Quando interrogaverint filii v. cras patres s.
9-12 Quando egressi sumus de domibus nostris
14- 7 Quando misit me Moyses famulus Domini
-10 Quando ambulabat Israel per solitudinem
-11 Quando ad explorandum missus sum
Judic. 7-18 Quando personuerit tuba in manu mea
11-13 Quando ascendit de Ægypto, a finibus Arnon
-16 Quando de Ægypto conscenderunt
-26 Quando habitavit in Hesebon et viculis ejus
13-12 Quando, inquit, sermo tuus fuerit expletus
Ruth. 1- 1 Quando judices præerant, facta est fames
-22 Quando primum hordea metebantur
2-14 Quando hora vescendi fuerit, veni huc
3- 4 Quando a.ierit ad dormiendum, nota locum
4- 5 Quando emeris agrum de manu mulieris
- 7 Ut si quando alter alteri suo juri cedebat

1 Reg. 9-24 Servatum est tibi, quando populum vocavi
10- 7 Quando ergo evenerint signa hæc omn. tibi
16-16 Quando arripuerit te spiritus Dom. malus
20-15 Quando eradicaverit Dominus inimicos Da.
21- 5 Quando egrediebamur, et fuerunt vasa
2 Reg. 4- 4 Quando venit nuntius de Saül et Jonatha
8- 3 Quando profectus est ut dominaretur
14-26 Quando tondebat capillum (semel a. in anno
23- 9 Cum David, quando exprobraverunt Phil.
3 Reg. 2- 7 Qua. do fugiebam a facie Absalom fratris t.
- 8 Maledict. pessima, quando ibam ad Castra
8- 9 Quando pepigit Do. fœdus cum filiis Israel
-21 Quando egressi sunt de terra Ægypti
-53 Quando eduxisti patres nostros de Ægypto
22-25 In die illa, quando ingredieris cubiculum
4 Reg. 2-10 Attamen si videris me, quando tollar a te
3-20 Mane, quando sacrificium offerri solet
5-18 Quando ingredietur dominus m. templum
-26 Quando reversus est homo de curru suo
7-17 Vir Dei, quando descenderat rex ad eum
-18 Quando ait : Duo modii hordei statere uno
-19 Quando responderat dux ille viro Dei
9-25 Quando ego et tu sedentes in curru sequeb.
1 Par. 5- 7 Quando numerabantur per familias suas
6-15 Egressus est, quando transtulit Do. Judam
11-13 Quando Philisth. congregati sunt ad locum
12-15 Quando inundare consuevit super ripas s.
-20 Quando igitur reversus est in Siceleg
18- 3 Quando perrexit ut dilataret imperium s.
20- 1 Quando Joab percussit Rabba, et destruxit
2 Par. 5-10 Quando legem dedit Dominus filiis Israel
18-24 Quando ingressus fueris cubiculum de cub.
20-10 Ut transirent quando egredieb. de Ægypto
2 Esdr. 2- 6 Erit iter tuum, et quando reverteris ?
Tobiæ. 12-12 Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas
Judith. 5-17 Nisi quando recessit a cultu Domini Dei sui
9- 6 Quando post servos tuos armati currebant
11-15 Dicet mihi quando eis reddat peccatum s.
16-13 Quando apparuerunt humiles m. arescentes
Esth. 1- 2 Quando sedit in solio regni sui
9- 1 Quando cunct. Judæis interfectio parabatur
Job. 4- 7 Aut quando recti deleti sunt ?
-13 Quando solet sopor occupare homines
7- 4 Quando consurgam ? et rursum expectabo
21- 6 Ego, quando recordatus fuero, pertimesco
28-26 Quando ponebat pluviis legem, et viam
29- 3 Quando splendebat lucerna ejus sup. caput
- 4 Quando secreto Deus erat in tabernaculo m.
- 5 Quando erat Omnipotens mecum
- 6 Quando lavabam pedes meos butyro
- 7 Quando procedebam ad portam civitatis
-24 Si quando ridebam ad eos, non credebant
33-15 Quando irruit sopor super homines
37-15 Numquid scis quando præceperit D. pluviis
38- 4 Ubi eras quando ponebam fundamenta ter.
- 8 Quando erumpeb. quasi de vulva procedens
Psal. 34-17 Domine, quando respicies? restitue animam
40- 6 Quando morietur, et peribit nomen ejus ?
41- 3 Quando veniam et apparebo ante fac. Dei ?
50- 2 Nathan propheta, quando intravit ad Beths.
58- 1 Quando misit Saül, et custodivit domum ej.
92- 1 Ante sabbatum, quando fundata est terra
95- 1 Quando domus ædificabatur post captivitat.
96- 1 Quando terra ejus restituta est
100- 2 In via immaculata, quando venies ad me
118-82 Dicentes : Quando consolaberis me
-84 Quando facies de persequentibus me judic.
142- 1 Quando persequebatur eum Absalom filius
Prov. 1-27 Quando venerit super vos tribulatio et ang.
5-11 Quando consumpseris carnes tuas et corpus
6- 9 Usquequo, piger, dormies? quando consurg.
8-27 Quando præparabat cœlos, aderam : quando certa lege et gyro vallabat abyssos
-28 Quando æthera firmabat sursum et librabat
-29 Quando circumdabat mari terminum suum Quando appendebat fundamenta terræ
23- 1 Quando sederis ut comedas cum principe
-31 Ne intuearis vinum quando flavescit
-35 Quando evigilabo, et rursus vina reperiam ?
26-25 Quando submiserit vocem s., ne credideris
31-23 Quando sederit cum senatoribus terræ
Eccle. 12- 3 Quando commovebuntur custodes domus
Cant. 8- 8 Sorori nostræ in die quando alloquenda est
Prolog. Eccli. Quando fuerint translata ad alter. linguam Habent differentiam, quando inter se dicuntur
Eccli. 13- 3 Quando enim se colliserint, confringetur
38-13 Tempus quando in manus illorum incurras
Isai. 9- 3 Exultant victores... quando dividunt spolia
60- 5 Quando conversa fuerit ad te multitudo
Jerem. 2- 2 Quando secuta es me in deserto, in terra
-26 Confunditur fur quando deprehenditur
21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur
34- 1 Quando Nabuchodonosor rex Babylonis
40- 1 De Rama, quando tulit eum vinctum catenis

Thren. 3-57 Appropinquasti in die, quando invocavi te
Baruc. 6-63 Quando non possunt neq. judicium judicare
Ezech. 5-16 Quando misero sagittas famis pessimas
12-15 Quando dispersero illos in gentibus
16- 4 Et quando nata es, in die ortus tui
-22 Quando eras nuda et confusione plena
23-21 Quando subacta sunt in Ægypto ubera tua
28-25 Quando congregavero domum Israel de pop.
29- 7 Quando apprehenderunt te manu
31-15 Quando descendit ad inferos, induxi luctum
32-15 Quando percussero omnes habitatores ejus
34-12 Quando fuerit in medio ovium suarum
43- 3 Quando venit ut disperderet civitatem
44-17 Quando ministrant in portis atrii interioris
-21 Quando ingressurus est atrium interius
Dan. 5-20 Quando autem elevatum est cor ejus
13-14 Quando eam possent invenire solam
Amos. 8- 5 Quando transibit mensis, et venumdabimus
Abdiæ. -11 Quando capiebant alieni exercitum ejus
Mich. 5- 5 Et quando calcaverit in domibus nostris
Zach. 10- 6 Erunt sicut fuerunt quando non projeceram
2 Mac. 1-18 Quando Nehemias ædificato templo et altari
10- 4 Sed et si quando peccassent, ut ab ipso mitius
Matth. 12- 3 Non legistis quid fecerit Da. quando esuriit ?
24- 3 Dic nobis quando hæc erunt, et quod sign.
25-37 Quando te vidimus esurient., et pavimus te
-38 Quando autem te vidimus hospitem
-39 Quando te vidimus infirmum aut in carcere
-44 Quando te vidimus esurientem aut sitient.
Marc. 2-25 Quid fecerit David, quando necessitatem habuit
4- 6 Et quando exortus est sol, exæstuavit
8-19 Quando quinq. panes fregi in quinq. millia
-20 Quando et septem panes in quatuor millia
13- 4 Dic nobis, quando ista fient? et quod signum erit, quando hæc omnia incipient
-33 Orate : nescitis enim quando tempus sit
-35 Nescitis e. quando dominus domus veniat
14-12 Quando Pascha immolabant, dicunt ei Disc.
Luc. 4-25 Quando clausum est cœlum annis tribus
12-36 Quando revertatur a nuptiis : ut cum venerit
17-20 Quando venit regnum Dei ? respondens eis
-22 Venient dies quando desideretis videre
21- 7 Præceptor, quando hæc erunt, et quod sign.
22-35 Quando misi vos sine sacculo et pera
Joan. 1-19 Quando miserunt Judæi ab Jerosol. sacerd.
4-21 Quia venit hora, quando neq. in monte hoc
-23 Quando veri adoratores adorabunt Patrem
5-25 Quando mortui audient vocem Filii Dei
6-25 Dixerunt ei : Rabbi, quando huc venisti ?
9- 4 Venit nox, quando nemo potest operari
-14 Erat a. sabbatum, quando lutum fecit Jesus
12-16 Quando glorificatus est Jesus, tunc record.
-17 Quando Lazarum vocavit de monumento
-41 Hæc dixit Isaïas, quando vidit gloriam ejus
20-24 Non erat cum eis quando venit Jesus
1 Cor. 13-11 Quando autem factus sum vir, evacuavi
Philip. 4-15 Quando profectus sum a Macedonia
Hebr. 7-10 Quando obviavit ei Melchisedech
1 Petr. 3-20 Quando expectabant Dei patientiam in dieb.

QUANDOCUMQUE.

1 Reg. 16-23 Quandocumque spiritus Domini malus arripiebat Saül
Isai. 28-19 Quandocumque pertransierit, tollet vos

QUANQUAM.

Joan. 4- 2 Quanquam Jesus non baptizaret
Philip. 3- 4 Quanquam ego habeam confidentiam
Hebr. 7- 5 Quanquam et ipsi exierint de lumbis Abr.
12-17 Quanquam cum lacrymis inquisisset eam

QUANTO.

Exod. 1-12 Quantoque opprimebant eos, tanto magis
Levit. 25-16 Quanto plures anni remanserint post jubil. Et quanto minus temporis numeraveris
27-17 Quanto valere potest, tanto æstimabitur
Eccle. 8-17 Et quanto plus laboraverit ad quærendum
Sap. 13- 3 Quanto his dominator eorum speciosior
Eccli. 3-20 Quanto magnus es, humilia te in omnibus
Marc. 7-36 Quanto autem eis præcipiebat, tanto magis
Phile. -16 Quanto autem magis tibi, et in carne
Hebr. 1- 4 Quanto differentius præ illis nomen hæred.
3- 3 Quanto ampliorem honorem habet domus
8- 6 Quanto et melioris testamenti mediator est
10-25 Quanto videritis appropinquantem diem

QUANTOCIUS.

Gen. 45-19 Et properate quantocius venientes

QUANTO MAGIS.

Gen. 32-18 Quanto magis contra homines prævalebis ?
Exod. 5- 5 Quanto magis si dederitis eis requiem
Deut. 31-27 Quanto magis cum mortuus fuero ?
1 Reg. 14-30 Quanto magis si comedisset populus

1 Reg. 23- 3 Quanto magis si ierimus in Ceilam advers.
2 Reg. 4-11 Quanto magis nunc, cum homines impii
12-18 Quanto magis si dixerimus, Mort. est puer
16-11 Quanto magis nunc filius Jemini? dimittite
3 Reg. 8-27 Quanto magis domus hæc, quam ædificavi?
4 Reg. 5-13 Quanto magis quia nunc dixit tibi: Lavare
2 Par. 6-18 Quanto magis domus ista, quam ædificavi?
Job. 4-19 Quanto magis hi qui habitant domos luteas
15-16 Quanto magis abominabil. et inutilis homo?
25- 5 Quanto magis homo putredo?
Prov. 11-31 Si justus in terra recipit: quanto magis impius
15-11 Quanto magis corda filiorum hominum?
Eccli. 10-34 Quanto magis in substantia?
Isai. 32-13 Quanto magis super omnes domos gaudii
Ezech. 15- 5 Quanto magis cum illud ignis devoraverit
Matth. 6-30 Quanto magis vos modicæ fidei?
7-11 Quanto magis Pater vester, qui in cœlis est
10-25 Vocaverunt: quanto magis domesticos ejus
12-12 Quanto magis melior est homo ove?
Luc. 11-13 Quanto magis Pater vester de cœlo dabit
12-24 Quanto magis vos pluris estis illis
-28 Sic vestit: quanto magis vos pusillæ fidei?
Rom. 11-12 Divitiæ gentium: quanto magis plenitudo
-24 Quanto magis ii, qui secundum naturam inserentur
1 Cor. 6- 3 Angelos judicabimus: quanto magis sæcul.
Hebr. 9-14 Quanto magis sanguis Christi... emundabit
10-29 Quanto magis putatis deteriora mereri sup.

QUANTUM.

Gen. 21-16 E regione procul quantum potest arcus jac.
44- 1 Imple saccos eorum frumento, quantum possunt capere
Exod. 16-16 Colligat unusquisque ex eo quantum sufficit
-21 Quantum sufficere poterat ad vescendum
-33 Mitte ibi Man, quantum potest capere gomor
21-22 Quantum maritus mulieris expetierit
Levit. 27- 8 Quantum ille æstimaverit, et viderit eum
Num. 11-31 Itinere quantum uno die confici potest
Deut. 2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestig.
23-24 Comede uvas quantum tibi placuerit
3 Reg. 17-12 Nisi quantum pugillus capere potest farinæ
4 Reg. 4-43 Quantum est hoc, ut apponam centum viris
1 Par. 21-22 Ita ut quantum valet argenti accipias
-24 Ita fiet, sed argentum dabo quantum valet
Judith. 12-20 Quantum nunquam biberat in vita sua
Job. 15- 4 Quantum in te est, evacuasti timorem
Psal. 102-12 Quantum distat Ortus ab Occidente
Eccle. 2-13 Quantum differt lux a tenebris
Eccli. 43-33 Benedicentes Dominum, exaltate illum quantum potestis
Marc. 9-20 Quantum temporis est ex quo ei hoc accidit
Luc. 16- 5 Dicebat primo: Quantum debes domino meo
- 7 Alii dixit: Tu vero quantum debes?
19-15 Ut sciret quantum quisq. negotiatus esset
22-41 Avulsus est ab eis quantum jactus est lapidis
Joan. 6-11 Similiter et ex piscibus quantum volebant
Hebr. 7-20 Et quantum est non sine jurejurando
Apoc. 18- 7 Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit

QUANTUMCUMQUE.

Levit. 27-27 Vendetur alteri quantocumque a te fuerit
1 Reg. 2-16 Tolle tibi quantumcumque desiderat anima
1 Esdr. 7-20 Quantumcumque necesse est ut expendas
Eccli. 43-32 Glorificantes Dominum quantumcumque potueritis

QUANTUS, A, UM.

Gen. 23-15 Istud est pretium... sed quantum est hoc?
30-29 Quanta in manibus meis fuerit possessio tua
Exod. 9-24 Quanta ante nunquam apparuit in universa
10- 6 Quantam non viderunt patres tui et avi
11- 7 Ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus
1 Reg. 28- 9 Tu nosti quanta fecerit Saül, et quomodo
2 Reg. 24- 3 Adaugeat Dominus.... ad populum tuum quantus nunc est
3 Reg. 10-27 Tanta esset abundantia argenti in Jerusalem, quanta et lapidum
21- 2 Si commodius... argenti pretium, quanto digna est
2 Par. 2- 6 Quantus ego sum, ut possim ædificare ei
Tobiæ. 4- 4 Quanta pericula passa sit propter te in utero
Judith. 5- 3 Quales, et quantæ sint civitates eorum
Esth. 5-11 Quanta eum gloria super omnes principes...
9-12 Quantam putas eos exercere cædem in univ.
Job. 9-14 Quantus ergo sum ego, ut respondeam ei
13-23 Quantas habeo iniquitates et peccata
Psal. 65-16 Et narrabo... quanta fecit animæ meæ
70-20 Quantas ostendisti mihi tribulationes multas
73- 3 Quanta malignatus est inimicus in sancto!
77- 3 Quanta audivimus et cognovimus ea
- 5 Quanta mandavit patribus nostris nota
Sap. 12-21 Cum quanta diligentia judicasti filios tuos
Eccli. 20-18 Quoties et quanti irridebunt eum?
Jerem. 6-18 Cognosce, congregatio, quanta ego faciam eis
Dan. 14- 5 An non vides quanta comedat et bibat
Zach. 2- 2 Metiar Jerusalem, et videam quanta sit latitudo ejus, et quanta longitudo ejus
1 Mac. 6-11 In quantam tribulationem deveni
8- 3 Et quanta fecerunt in regione Hispaniæ
11-40 Et enuntiavit ei quanta fecit Demetrius
13- 3 Adhortans dixit: Vos scitis quanta ego
Matth. 6-23 Tenebræ sunt: ipsæ tenebræ quantæ erunt?
27-13 Non audis quanta adversum te dicunt test.
Marc. 2-19 Quanto tempore habent secum sponsum
5-19 Et annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit
-20 Cœpit prædicare.. quanta sibi fecisset Jesus
15- 4 Non respondes quidquam? vide in quantis te accusant
Luc. 4-23 Quanta audivimus facta in Capharnaüm, fac
8-39 Narra quanta tibi fecit Deus
Prædicans quanta illi fecisset Jesus
15-17 Quanti mercenarii in domo patris mei
Act. 4-23 Annuntiaverunt eis, quanta... dixissent
9-13 Audivi... de viro hoc, quanta mala fecerit
-16 Ostendam illi quanta oporteat eum pro nomine meo pati
14-26 Retulerunt quanta fecisset Deus cum illis
15- 4 Annuntiantes quanta Deus fecisset cum illis
-12 Narrantes quanta Deus fecisset signa
Rom. 7- 1 In homine dominatur quanto tempore vivit
1 Cor. 7-39 Quanto tempore vir ejus vivit
2 Cor. 7-11 Quantam in vobis operatur sollicitudinem
Galat. 4- 1 Quanto tempore hæres parvulus est
2 Tim. 1-18 Et quanta Ephesi ministravit mihi
Hebr. 7- 4 Intuemini a. quantus sit hic, cui et decimas
Jacob. 3- 5 Ecce quantus ignis quam magnam sylvam incendit!
Apoc. 21-16 Et longitudo ejus tanta est quanta et latitudo

QUAPROPTER.

1 Reg. 19- 2 Quapropter observa te, quæso, mane
25-27 Quapropter suscipe benedictionem hanc
Job. 7-11 Quapropter et ego non parcam ori meo
Ezech. 16-43 Quapropter et ego vias tuas in capite t. dedi
Amos. 4-12 Quapropter hæc faciam tibi, Israel
6- 7 Quapropter nunc migrabunt in capite
Soph. 3- 8 Quapropter expecta me, dicit Dominus
2 Mac. 5- 4 Quapropter omnes rogabant in bonum
Act. 20-26 Quapropter contestor vos hodierna die
1 Cor. 8-13 Quapropter si esca scandalizat fratrem m.
Hebr. 3- 7 Quapropter sicut dicit Spiritus sanctus
6- 1 Quapropter intermittentes inchoationis Ch.
2 Petr. 1-10 Quapropter, fratres, magis satagite

QUARE.

Gen. 3-13 Quare hoc fecisti? Quæ respondit: Serpens
4- 6 Quare iratus es? et cur concidit facies tua?
12-18 Quare non indicasti quod uxor tua esset?
18-13 Quare risit Sara, dicens: Num vere paritura
26-10 Quare imposuisti nobis? potuit coire quisp.
29-25 Servivi tibi: quare imposuisti mihi?
31-26 Quare ita egisti, ut clam me abigeres filias
38-29 Quare divisa est propter te maceria?
42- 1 Dixit filiis suis: Quare negligitis?
44- 4 Quare reddidistis malum pro bono?
- 7 Quare sic loquitur dominus noster, ut servi
47-15 Quare morimur coram te, deficiente pecun.
Exod. 2-13 Quare percutis proximum tuum?
-20 Ubi est? inquit. Quare dimisistis hominem?
3- 3 Videbo... quare non comburatur rubus
5- 4 Quare, Moyses et Aaron, sollicitatis popul
-14 Quare non impletis mensuram laterum
-22 Cur afflixisti pop. istum? quare misisti me?
Num. 9- 7 Quare fraudamur ut non valeamus oblat.
11-11 Quare non invenio gratiam coram te?
-20 Dicentes: Quare egressi sumus ex Ægypto?
12- 8 Quare ergo non timuistis detrahere servo m.
20- 5 Quare nos fecistis ascendere de Ægypto?
Deut. 29-24 Quare sic fecit Dominus terræ huic?
Josue. 7- 3 Quare omnis populus frustra vexabitur?
10- 4 Quare transfugerit ad Josuë et ad filios Isr.
17-14 Quare dedisti mihi possessionem sortis?
Judic. 5-16 Quare habitas inter duos terminos?
-28 Quare tardaver. pedes quadrigarum illius?
11-26 Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?
12- 1 Quare vadens ad pugnam contra fil. Ammon
15-11 Imperent nobis: quare hoc facere voluisti?
21- 3 Quare, Do. Deus Israël, factum est hoc mal.
1 Reg. 1- 8 Anna, cur fles? et quare non comedis?
2-23 Quare facitis res hujusc., quas ego audio?
-29 Quare calce abjecistis victimam meam?
4- 3 Quare percussit nos Dominus hodie?
6- 3 Scietis quare non recedat manus ej. a vobis
- 6 Quare aggravatis corda vestra, sicut aggrav.
9-21 Quare ergo locutus es mihi sermonem istum
15-19 Quare ergo non audisti vocem Domini?
1 Reg. 17- 8 Quare venistis parati ad prælium?
-28 Quare venisti, et quare dereliquisti pauculas
19- 5 Quare ergo peccas in sanguine innoxio?
-17 Quare sic illusisti mihi, et dimisisti inimicum
20-32 Ait: Quare morietur? quid fecit?
21- 1 Quare tu solus, et nullus est tecum?
-14 Quare adduxistis eum ad me?
22-13 Quare conjurastis adversum me, tu et filius
24-10 Quare audis verba hominum loquentium
26-15 Quare ergo non custodisti do. tuum regem?
28- 9 Quare ergo insidiaris animæ meæ, ut occidar
-12 Quare imposuisti mihi? Tu es enim Saul
-15 Quare inquietasti me ut suscitarer?
2 Reg. 1-14 Quare non timuisti mittere manum tuam
3- 8 Quare ingressus es ad concubinam patris
-24 Quare dimisisti eum, et abiit et recessit?
7- 7 Quare non ædificastis mihi domum cedrin.?
11-10 Quare non descendisti in domum tuam?
-20 Quare accessistis ad murum ut præliarem.
-21 Quare juxta murum accessistis? dices
12- 9 Quare ergo contempsisti verbum Domini?
-23 Nunc a. quia mortuus est, quare jejunem?
13- 4 Quare sic attenuaris macie, fili regis?
14-13 Quare cogitasti hujuscemodi rem
-31 Quare succender. servi t. segetem meam igni
-32 Et diceres ei: Quare veni de Gessur?
16- 9 Quare maledicit canis hic mortuus domino
-10 Quis est qui audeat dicere, quare sic fecerit?
-17 Quare non ivisti cum amico tuo?
18-11 Si vidisti, quare non confodisti eum
19-12 Caro mea vos, quare novissimi reducitis reg.
-25 Quare non venisti mecum, Miphiboseth?
-35 Quare servus tuus sit oneri dom. meo regi?
-41 Quare te furati sunt fratres n. Juda viri?
20-19 Quare præcipitas hæreditatem Domini?
3 Reg. 1- 6 Quare hoc fecisti? Erat a. et ipse pulcher
-13 Quare ergo regnat Adonias?
2-22 Quare postulas Abisag Sunamiti. Adoniæ?
-43 Quare ergo non custodisti jusjurandum Do.
9- 8 Quare fecit Dominus sic terræ huic
14- 6 Uxor Jerob., quare aliam te esse simulas?
21- 5 Et quare non comedis panem?
4 Reg. 1- 5 Qui dixit eis: Quare reversi estis?
3-13 Quare congregavit Dominus tres reges hos
5- 8 Quare scidisti vestimenta tua? veniat ad me
6-11 Quare non indicatis mihi quis proditor mei
8-12 Cui Hazaël ait: Quare dominus meus flet?
12- 7 Quare sartatecta non instauratis templi?
14-10 Quare provocas malum, ut cadas, tu et Jud.
1 Par. 17- 6 Quare non ædificastis mihi domum cedrin.?
21- 3 Quare hoc quærit dominus meus
2 Par. 7-21 Quare fecit Dominus sic terræ huic
24- 6 Quare tibi non fuit curæ, ut cogeres Levitas
-20 Quare transgredimini præceptum Domini?
28-13 Quare vultis adjicere super peccata nost.?
2 Esdr. 2- 2 Quare vultus t. tristis est, cum te ægrotum
5- 9 Quare non in timore Dei nostri ambulatis?
13-11 Dixi: Quare dereliquimus domum Dei?
-21 Dixi eis: Quare manetis ex adverso muri?
Tobiæ. 10- 1 Putas quare moratur filius meus, aut quare detentus est ibi?
Judith. 5- 4 Quare præ omnibus qui habitant in Oriente
Job. 2-10 De manu Dei, mala quare non suscipiamus
3-11 Quare non in vulva mortuus sum, egressus
-12 Quare exceptus genibus? cur lactatus
-20 Quare misero data est lux, et vita his
6-25 Quare detraxistis sermonibus veritatis?
7-20 Quare posuisti me contrarium tibi?
-21 Et quare non aufers iniquitatem meam?
9-29 Sic impius sum, quare frustra laboravi?
10-18 Quare de vulva eduxisti me?
13-14 Quare lacero carnes meas dentibus meis?
-19 Veniat: quare tacens consumor?
18- 3 Quare reputati sumus ut jumenta
19-22 Quare persequimini me sicut Deus
-28 Quare ergo nunc dicitis: Persequamur eum
21- 7 Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt
Psal. 2- 1 Quare fremuerunt gentes, et populi meditati
21- 2 Respice in me: quare me dereliquisti?
41- 6 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
-10 Quare oblitus es mei? et quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?
-12 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
42- 2 Quare me repulisti? et quare tristis incedo
- 5 Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me?
43-23 Exurge, quare obdormis, Domine? exurge
-24 Quare faciem t. avertis, oblivisceris inopiæ
49-16 Quare tu enarras justitias meas, et assumis
Prov. 5-20 Quare seduceris, fili mi, ab aliena, et foveris
Eccle. 8- 4 Nec dicere ei quisq. potest: Quare ita facis?
Sap. 4-17 Et quare munierit illum Dominus
18-19 Ne inscii, quare mala patiebantur, perirent

Eccli. 33- 7 Quare dies diem superat, et iter. lux lucem
Isai. 3-15 Quare atteritis populum meum, et facies
40-27 Quare dicis, Jacob, et loqueris, Israel
55- 2 Quare appenditis argentum non in panibus?
58- 3 Quare jejunavimus, et non aspexisti ?
63- 2 Quare ergo rubrum est indumentum tuum?
-17 Quare errare nos fecisti, Domine, de viis t.?
Jerem. 2-14 Quare ergo factus est in prædam ?
-31 Quare ergo dixit populus m. : Recessimus
5-19 Quare fecit nobis Dominus Deus nost. hæc
8- 5 Quare ergo aversus est populus iste
-14 Quare sedemus ? convenite, et ingrediamur
-19 Quare ergo me ad iracund. concitaverunt ?
-22 Quare igitur non est obducta cicatrix filiæ
9-12 Quare periit terra, et exusta sit
12- 1 Quare via impiorum prosperatur ?
13-22 Quare venerunt mihi hæc ?
14- 8 Quare quasi colonus futurus es in terra ?
- 9 Quare futurus es velut vir vagus, ut fortis
-19 Quare ergo percussisti nos, ita ut nulla sit
15-10 Væ mihi, mater mea : quare genuisti me ?
-18 Quare factus est dolor meus perpetuus ?
16-10 Quare locutus est Dominus super nos ?
20-18 Quare de vulva egressus sum, ut viderem
22- 8 Quare fecit Dominus sic civitati huic grandi
-28 Quare abjecti sunt ipse et semen ejus ?
26- 9 Quare prophetavit in nomine Domini ?
27-13 Quare moriemini tu et populus tuus gladio?
-17 Quare datur hæc civitas in solitudinem ?
29-27 Et nunc quare non increpasti Jeremiam
30- 6 Quare ergo vidi omnis viri manum super
32- 3 Quare vaticinaris, dicens : Hæc dicit Dom.
36-29 Quare scripsisti in eo annuntians : Festinus
44- 7 Quare vos facitis malum grande hoc ?
46-15 Quare computruit fortis tuus ? non stetit
Thren. 5-20 Quare in perpetuum oblivisceris nostri ?
Ezech.18-19 Quare non portavit filius iniquitatem patris?
-31 Et quare moriemini, domus Israel ?
19- 2 Quare mater tua leæna inter leones cubavit?
21- 7 Quare tu gemis ? dices : Pro auditu
24-19 Quare non indicas nobis quid ista significent
33-11 Et quare moriemini, domus Israel ?
Dan. 4-32 Et dicat ei : Quare fecisti ?
10-20 Et ait : Numquid scis quare venerim ad te ?
14- 3 Dixitque ei rex : Quare non adoras Bel ?
Joel. 2-17 Quare dicunt in pop. : Ubi est Deus eorum?
Jonæ. 1- 7 Et sciamus quare hoc malum sit nobis
Mich. 4- 9 Quare mœrore contraheris ? numquid rex
Habac. 1- 3 Quare ostendisti mihi iniquitatem et labor.
-13 Quare respicis super iniqua agentes, et taces
Malac. 2-10 Quare ergo despicit unusq. nostr. fratrem
1 Mac. 8-31 Quare gravasti jugum t. super amicos nost. ?
Matth. 9-11 Quare cum publicanis et peccat. manducat ?
-14 Quare nos, et Pharisæi, jejunamus frequent.
13-10 Dixerunt ei: Quare in parabolis loqueris eis?
14-31 Et ait illi : Modicæ fidei, quare dubitasti ?
15- 2 Quare Discipuli tui transgrediuntur tradit.
- 3 Quare et vos transgredimini mandatum Dei
16-11 Quare non intelligitis, quia non de pane dixi
17-18 Quare nos non potuimus ejicere illum ?
21-26 Dicet nobis : Quare ergo non credidistis?
Marc. 2-18 Quare discipuli Joannis et Pharisæ. jejun. ?
7- 5 Quare Discipuli tui non ambulant
9-27 Quare nos non potuimus ejicere eum ?
11-31 Dicet : Quare ergo non credidistis ei
Luc. 5-30 Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis ?
-33 Quare discipuli Joannis jejunant frequenter
11-38 Quare non baptizatus esset ante prandium
19-23 Quare non dedisti pecuniam meam ad mens.
20- 5 Dicet, Quare ergo non credidistis illi ?
Joan. 7-45 Dixerunt eis illi : Quare non adduxistis
8-46 Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi ?
12- 5 Quare hoc unguentum non veniit trecentis
13-37 Quare non possum te sequi modo ?
Act. 4-25 Quare fremuerunt gentes, et pop. meditati
5- 4 Quare posuisti in corde tuo hanc rem ?
11- 3 Quare introisti ad viros præputium habentes
Rom. 9-32 Quare ? Quia non ex fide, sed quasi ex oper.
14-10 Aut tu quare spernis fratrem tuum ?
1 Cor. 6- 7 Quare non magis injuriam accipitis ?
9-12 Si alii.. participes sunt, quare non potius nos
2 Cor. 11-11 Quare ? Quia non diligo vos ? Deus scit
Apoc. 17- 7 Et dixit mihi Angelus : Quare miraris ?

QUARTO.

Gen. 29-35 Quarto concepit, et peperit filium, et ait

QUARTUS.

Discipulus sancti Pauli. Ex nomine nonnulla est conjectura hunc Quartum Tertii qui, dictante sancto Paulo, scripsit Epistolam ad Romanos, fratrem fuisse dictum secundum carnem. Vel frater idem est quod fidelis ; omnes enim Christiani tunc temporis fratres dicebantur.

Rom. 16-23 Erastus arcarius civitatis, et Quartus, frater

QUARTUS, A, UM. *Adject.*

Gen. 1-19 Et factum est vespere et mane, dies quartus
2-14 Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates
15-16 Generatione autem quarta revertentur huc
Exod. 20- 5 Quartam generationem eorum qui oderunt
28-20 In quarto, chrysolithus, onychinus, et ber.
29-40 Quod habeat mensuram quartam part. hin
34- 7 Nepotibus, in tertiam et quartam progeniem
39-13 In quarto, chrysolithus, onychinus, et ber.
Levit. 19-24 Quarto autem anno omnis fructus eorum
23-13 Liba quoque vini, quarta pars hin
Num. 7-30 Die quarto princeps filiorum Ruben, Elisur
14-18 In filios in tertiam et quartam generationem
15- 4 Quod mensur. habebit quartam partem hin
28- 5 Et habeat quartam partem hin
- 7 Quartam partem hin per agnos singulos
-14 Tertia per arietem, quarta per agnum
29-23 Die quarto offeretis vitulos decem
Deut. 5- 9 Quartam generationem his qui oderunt me
Josue. 19-17 Issachar egressa est sors quarta
Judic. 19- 5 Die autem quarto de nocte consurgens
1 Reg. 9- 8 In manu mea quarta pars stateris argenti
2 Reg. 3- 4 Quartus autem Adonias, filius Haggith
21-20 Quartum bellum fuit in Geth : in quo vir fuit
3 Reg. 6- 1 De terra Ægypti, in anno quarto, mense Zio
-37 Anno quarto fundata est domus Domini
22-41 Super Judam, anno quarto Achab regis Is.
4 Reg. 6-25 Quarta pars cabi stercoris columbarum
10-30 Filii tui usque ad quartam generationem
15-12 Usque ad quartam generationem sedebunt
18- 9 Anno quarto regis Ezechiæ
1 Par. 2-14 Quartum Nathanaël, quintum Raddaï
3- 2 Quartum Adoniam filium Aggith
-15 Tertius Sedecias, quartus Sellum
8- 2 Nohaa quartum, et Rapha quintum
12-10 Masmana quartus, Jeremias quintus
23-19 Jahaziel tertius, Jecmaam quartus
24- 8 Tertia Harim, quarta Seorim
-23 Jahaziel tertius, Jecmaam quartus
25-11 Quarta Isari, filiis et fratribus ejus duodecim
26- 2 Zabadias tertius, Jathanaël quartus
4 Sachar quartus, Nathanaël quintus
-11 Tabelias tertius, Zacharias quartus
27- 7 Quartus, mense quarto, Asahel frater Joab
2 Par. 3- 2 Ædificare mense secundo, anno quarto regni
20-26 Die autem quarto congregati sunt in valle
1 Esdr. 8-33 Die autem quarta appensum est argentum
Tobiæ. 9-11 Usque in tertiam et quartam generationem
Judith.12-10 In quarto die Holofernes fecit cœnam servis
Esth. 11- 1 Anno quarto, regnantib. Ptolemæo et Cleop.
Job. 42-16 Usque ad quartam generationem, et mort.
Psal. 93- 1 Psalmus ipsi David, quarta sabbati
Prov. 30-15 Quartum, quod nunquam dicit : Sufficit
-18 Difficilia mihi, et quartum penitus ignoro
-21 Per tria movetur terra, et quartum non potest sustinere
-29 Tria sunt, quæ bene gradiuntur, et quartum, quod incedit feliciter
Eccli. 26- 5 In quarto facies mea metuit
Jerem. 25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
28- 1 In anno quarto, in mense quinto, dixit ad me
36- 1 Factum est in anno quarto Joak. filii Josiæ
39- 2 Mense quarto, quinta mensis, aperta est civ.
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
46- 2 In quarto anno Joakim filii Josiæ regis Juda
51-59 In Babylonem, in anno quarto regni ejus
52- 6 Mense a. quarto, nona mensis, obtinuit
Ezech. 1- 1 Factum est in trigesimo anno, in quarto
10-14 Et in quarto facies aquilæ
Dan. 2-40 Et regnum quartum erit velut ferrum
3-92 Species quarti similis filio Dei
7- 7 Ecce bestia quarta terribilis atq. mirabilis
-19 Volui diligenter discere de bestia quarta
-23 Bestia quarta, regnum quartum erit in terra
10- 4 Die autem vigesima et quarta mensis primi
11- 2 Quartus ditabitur opibus nimiis super omn.
Aggæi. 2- 1 In die vigesima et quarta mensis, in sexto
-11 In vigesima et quarta noni mensis
-19 A die vigesima et quarta noni mensis
-21 In vigesima et quarta mensis, dicens
Zach. 1- 7 In die vigesima et quarta undecimi mensis
6- 3 Et in quadriga quarta equi varii et fortes
7- 1 Et factum est in anno quarto Darii regis In quarta mensis noni, qui est Casleu
8-19 Jejunium quarti, et jejunium quinti
1 Mac. 15-10 Anno centesimo septuagesimo quarto exiit
2 Mac. 7-13 Quartum vexabant similiter torquentes
11-21 Mensis Dioscori die vigesima et quarta
Matth.14-25 Quarta autem vigilia noctis, venit ad eos
Marc. 6-48 Et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos
Apoc. 4- 7 Et quartum animal simile aquilæ volanti
6- 7 Cum aperuisset sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis
8-12 Quartus Angel. tuba cecinit : et percussa est
16- 8 Quartus Angelus effudit phialam suam
21-19 Tertium, chalcedonius: quartum, smaragdus

QUARTUS DECIMUS, A.

Gen. 14- 5 Quarto decimo anno venit Chodorlahomor
Exod. 12- 6 Usque ad quartam decimam diem mensis
-18 Primo mense, quarta decima die mensis
Levit. 23- 5 Quarta decima die mensis ad vesperum
Num. 9- 3 Quarta decima die mensis hujus ad vesper.
9- 5 Quarta decima die mensis ad vesperam
-11 Quarta decima die mensis ad vesperam
28-16 Mense a. primo, quarta decima die mensis
Josue. 5-10 Fecerunt Phase, quarta decima die mensis
4 Reg. 18-13 Anno quarto decimo regis Ezechiæ, ascendit
1 Par. 25-21 Quarta decima Mathathiæ, filiis et fratribus
2 Par. 30-15 Immolaverunt a. Phase quarta decima die
35- 1 Immolatum est quarta decima die mensis
1 Esdr. 6-19 Pascha, quarta decima die mensis primi
Esth. 9-15 Congreg. Judæis quarta decima die mensis
-17 Quarta decima die cædere desierunt
-18 Quarto decimo die ejusdem mensis in cæde
-19 Quartum decimum diem mensis Adar
-21 Ut quartam decimam et quintam decimam
10-13 Quarta decima et quinta decima die
13- 6 Quarta decima die duodecimi mensis Adar
Isai. 36- 1 Quarto decimo anno regis Ezechiæ, ascendit
Ezech.40- 1 Quarto decimo anno postquam percussa est
45-21 In primo mense, quarta decima die mensis
Act. 27-27 Posteaquam quarta decima nox supervenit
-33 Quarta decima die hodie expectantes

QUASI.

Gen. 3-22 Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est
De cætero omittitur.

QUASSATIO.

Psal. 105-30 Et placavit : et cessavit quassatio

QUASSATUS, A.

Isai. 42- 3 Calamum quassatum non conteret
Matth.12-20 Arundinem quassatam non confringet

QUATER.

2 Esdr. 9- 3 Quater in die, et quater confitebantur

QUATERNIONES.

Act. 12- 4 Tradens quatuor quaternionibus militum

QUATIENTES.

1 Par. 16-42 Canentes tuba, et quatientes cymbala

QUATRIDUANUS.

Joan. 11-39 Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim

QUATUOR.

Gen. 2-10 Fluv... qui inde dividitur in quatuor capita
11-16 Vixit autem Heber triginta quatuor annis
14- 9 Quatuor reges adversus quinque
47-24 Quatuor reliquas permitto vobis in sement.
Exod. 22- 1 Restituet, et quatuor oves pro una ove
25-12 Quatuor circulos aureos, quos pones per quatuor arcæ angulos
-25 Coronam interrasilem altam quatuor digitis
-26 Quatuor quoque circulos aureos præparabis, et pones eos in quatuor angulis
-34 In ipso a. candelabro erunt quatuor scyphi
26- 2 Latitudo, quatuor cubitorum erit
- 8 Triginta cubitos : et latitudo, quatuor
-32 Appendes ante quatuor columnas de lignis
27- 2 Cornua a per quatuor angulos ex ipso erunt
- 4 Per cujus quatuor angulos erunt quatuor annuli
-16 Columnas habebit quatuor, cum basibus
28-17 Ponesque in eo quatuor ordines lapidum
36- 9 Viginti octo cubitos, et in latitudine quatuor
-15 Et in latitudine cubitos quatuor
-36 Et quatuor columnas de lignis setim
37- 3 Quatuor annulos aureos per quatuor angul.
-13 Fudit et quatuor circulos aureos, quos posuit in quatuor angulis
-20 In ipso autem vecte erant quatuor scyphi
38- 5 Fusis quatuor annulis per totidem retiaculi
-10 Columnæ autem in ingressu fuere quatuor
39-10 Et posuit in eo gemmarum ordines quatuor
Levit. 11-20 Quod graditur super quatuor pedes, abom.
-21 Quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes
-23 Ex volucribus quatuor tantum habet pedes
Num. 7- 7 Et quatuor boves dedit filiis Gerson
- 8 Quatuor alia plaustra et octo boves dedit
25- 9 Occisi sunt viginti quatuor millia hominum

Deut. 3-11 Cubitos...quatuor latitudinis ad mensuram
22-12 Per quatuor angulos pallii tui, quo operieris
Josue. 19- 7 Civitates quatuor, et villæ earum
21-18 Et Anathoth, et Almon...
-22 Et Cibsaim, et Bethoron...
-24 Et Ajalon, et Gethremmon...
-29 Et Jaramoth, et Enganuim...
-31 Et Elcath, et Robob...
-35 Et Damna, et Naalol,
-36 Et Jethson, et Mephaath,
-37 Et Hesebon, et Jaser,
(civitates quatuor.)
Judic. 9-34 Tetendit insidias juxta Sichimam in quatuor locis
11-40 Plangant filiam Jephte Galaaditæ diebus quatuor
19- 2 Mansitque apud eum quatuor mensibus
20-47 Sederuntque in petra Remmon mensibus quatuor
1 Reg. 4- 2 Per agros, quasi quatuor millia viror
27- 7 In regione Philisthinor. quatuor mensium
2 Reg. 21-20 Habebat digitos, id est, viginti quatuor
-22 Hi quatuor nati sunt de Arapha in Geth
3 Reg. 7- 2 Quatuor deambulacra inter columnas
-19 Fabricata erant in porticu quatuor cubit.
-27 Fecit decem bases æneas, quatuor cubitorum longitudinis bases singulas, et quatuor cubitorum latitudinis
-30 Et quatuor rotæ per bases singulas
Et per quatuor partes quasi humeruli
-32 Quatuor quoque rotæ, quæ per quatuor angulos basis erant
-34 Humeruli illi quatuor per singulos angulos
-38 Capiebat luter unus, eratque quatuor cubit.
18-34 Implete quatuor hydrias aqua, et fundite
4 Reg. 7- 3 Quatuor ergo viri erant leprosi juxta int.
1 Par. 3- 5 Quatuor de Bethsabee filia Ammiel
7- 1 Thola, et Phua, Jasub, et Simeron, quatuor
-7 Viginti duo millia et triginta quatuor
9-24 Per quatuor ventos erant ostiarii
-26 Quatuor Levitis creditus erat om. numerus
12-26 De filiis Levi, quatuor millia sexcenti
20- 6 Habens digitos, id est, simul viginti quatuor
21-20 Quatuorq. filii ejus cum eo, absconderunt se
23- 4 In ministerium domus Domini, viginti quatuor millia
- 5 Quatuor millia janitores : et totidem psaltæ
-10 Et Jaüs, et Baria : isti filii Semeï, quatuor
-12 Amram, et Isaar, Hebron, et Oziel, quatuor
26-17 Ad Aquilonem quatuor per diem : atque ad Meridiem similiter in die quatuor
-18 Ad Occidentem quatuor in via
2 Esdr. 6- 4 Secundum verbum hoc, per quatuor vices
11-18 In civitate sancta ducenti octoginta quatuor
Tobiæ. 8-22 Quatuor arietes occidi fecit, et parari epulas
9- 6 Raphaël assumens quatuor ex servis Rag.
Job. 1-19 Et concussit quatuor angulos domus
Prov. 30-24 Quatuor sunt minima terræ
Sap. 18-24 Parentum magnalia in quatuor ordinibus
Eccli. 37-21 Partes quatuor oriuntur, bonum et malum
Isai. 11-12 Et dispersos Juda colliget a quatuor plagis
17- 6 Sive quatuor aut quinque in cacuminibus ej.
Jerem. 15- 3 Et visitabo super eos quatuor species
36-23 Cumq. legisset Judi tres pagell. vel quatuor
49-36 Quatuor ventos a quatuor plagis cœli
52-21 Porro grossitudo ejus quatuor digitorum
-30 Omnes ergo animæ, quatuor millia sexcentæ
Ezech. 1- 5 In medio ej. similitudo quatuor animalium
- 6 Quatuor facies uni, et quatuor pennæ uni
- 8 Sub pennis eorum in quatuor partibus
Et pennas per quatuor partes habebant
-10 Facies leonis a dextris ipsorum quatuor
Facies a. bovis a sinistris ipsorum quatuor
Facies aquilæ desuper ipsorum quatuor
-15 Juxta animalia, habens quatuor facies
-16 Similitudo ipsar. quatuor, et aspectus ear.
-17 Per quatuor partes earum euntes ibant
-18 Oculis plenum in circuitu ipsarum quatuor
7- 2 Venit finis super quatuor plagas terræ
10- 9 Et vidi, et ecce quatuor rotæ juxta cherub.
-10 Et aspectus earum, similitudo una quatuor
-11 Cumq. ambularent, in quatuor partes grad.
-12 Plena erant oculis, in circuitu quatuor rotarum
-14 Quatuor autem facies habebat unum
-21 Quatuor vultus uni, et quatuor alæ uni
14-21 Quod et si quatuor judicia mea pessima
37- 9 A quatuor ventis veni, spiritus, et insuffla
40-41 Quatuor mensæ hinc, et quatuor mensæ
-42 Quatuor autem mensæ ad holocaustum
41- 5 Et latitudinem lateris quatuor cubitorum
42-20 Per quatuor ventos mensus est murum ejus
43-14 Usq. ad crepidinem major. quatuor cubiti
-15 Ipse a. Ariel quatuor cubitorum : et ab Ariel usque ad sursum, cornua quatuor
-17 Cubitos latitudinis in quatuor angulis ejus
Ezech. 43-20 Pones super quatuor cornua ejus, et super quatuor angulos crepidinis
45-19 Et in quatuor angulis crepidinis altaris
46-21 Et circumduxit me per quatuor angulos atrii
-22 In quatuor angulis atrii atriola disposita
Mensuræ unius quatuor erant
-23 Paries per circuit. ambiens quatuor atriola
48-16 Quingenta et quatuor millia
-30 Quingentos et quatuor millia mensurabis
48-32 Quingentos et quatuor millia ; et portæ tres
-33 Quingentos et quatuor millia metieris
-34 Quingentos et quatuor millia, et portæ cor.
Dan. 3-92 Ego video quatuor viros solutos et ambul.
7- 2 Quatuor venti cœli pugnabant in mari Mag.
- 3 Et quatuor bestiæ grandes ascendebant
- 6 Alas... quatuor super se, et quatuor capita
-17 Hæ quatuor bestiæ magnæ, quatuor s. regna
8- 8 Et orta sunt quatuor cornua subter illud per quatuor ventos cœli
-22 Surrexerunt quatuor pro eo : quatuor reges de gente ejus consurgent
11- 4 Et dividetur in quatuor ventos cœli
Amos. 1- 3 eo quod trituraverint in plaustris
- 6 eo quod transtulerint captivitatem
- 9 eo quod concluserint captivitatem
-11 eo quod persecutus sit in gladio
-13 eo quod dissecuerit prægnantes
2- 1 eo quod incenderit ossa regis
- 4 eo quod abjecerit legem Domini
- 6 pro eo quod vendiderit... justum
(Super quatuor non convertam eum :)
Zach. 1-18 Et vidi : et ecce quatuor cornua
-20 Ostendit mihi Dominus quatuor fabros
2- 6 Quon. in quatuor ventos cœli dispersi vos
6- 1 Quatuor quadrigæ egredientes de medio
- 5 Isti sunt quatuor venti cœli, qui egrediuntur
1 Mac. 11-57 Constituo te super quatuor civitates, ut sis
13-28 Unam patri et matri, et quatuor fratribus
2 Mac. 10-33 Lætantes obseder. præsidium dieb. quatuor
13-15 In castris interfecit viros quatuor millia
Matth. 15-38 Qui manducaverunt, quatuor millia homin.
16-10 Neq. septem panum in quatuor millia hom.
24-31 Congregabunt electos ejus a quatuor ventis
Marc. 2- 3 Ferentes paralyt. qui a quatuor portabatur
8- 9 Qui manducaverant, quasi quatuor millia
-20 Quando et septem panes in quatuor millia
13-27 Congregabit electos suos a quatuor ventis
Joan. 4-35 Quod adhuc quatuor menses sunt, et messis
11-17 Invenit eum quatuor dies jam in monument.
19-23 Fecerunt quatuor partes : unicuique militi
Act. 10-11 Velut linteum mag. quatuor initiis submitti
11- 5 Velut linteum mag. quatuor initiis submitti
12- 4 Tradens quatuor quaternionibus militum
21- 9 Erant quatuor filiæ virgines prophetantes
-23 Sunt nobis viri quatuor, votum habentes
-38 Eduxisti in desertum quatuor millia viror.
27-29 De puppi mittentes anchoras quatuor
Apoc. 4- 4 In circuitu sedis sedilia viginti quatuor
Super thronos viginti quatuor seniores
- 6 Quatuor animalia plena oculis ante et retro
- 8 Quatuor anim. singula eor. habebant alas
-10 Procidebant viginti quatuor seniores
5- 6 In medio throni et quatuor animalium
- 8 Quatuor animalia, et vig. quatuor seniores
-14 Quatuor animalia dicebant : Amen
Viginti quatuor seniores ceciderunt in facies
6- 1 Audivi unum de quatuor animalibus, dicens
- 6 In medio quatuor animalium dicentium
- 8 Data est illi potestas super quatuor partes
7- 1 Vidi quatuor Angelos stantes super quatuor angulos terræ, tenentes quatuor ventos
- 2 Et clamavit voce magna quatuor Angelis
- 4 Centum quadraginta quatuor millia signati
-11 Throni, et seniorum, et quatuor animalium
9-13 Audivi vocem unam ex quatuor cornibus
-14 Solve quatuor Angelos, qui alligati sunt
-15 Soluti sunt quatuor Angeli, qui parati erant
11-16 Viginti quatuor seniores, qui in conspectu D.
14- 3 Et ante quatuor animalia et seniores
Quadraginta quatuor millia, qui empti sunt
15- 7 Et unum de quatuor animalibus dedit
19- 4 Ceciderunt seniores viginti quatuor, et quatuor animalia
20- 7 Quæ sunt super quatuor angulos terræ

QUATUORDECIM.

Gen. 31-41 Quatuordecim pro filiabus, et sex pro greg.
46-22 Quos genuit Jac. : o. animæ, quatuordecim
Num. 16-49 Qui percussi sunt, quatuordecim millia
29-13 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-17 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-20 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-23 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-26 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-29 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
-32 Agnos anniculos immaculat. quatuordecim
(Offeretis :)
Num. 29-25 Qui sunt simul agni quatuordecim
Josue. 15-36 Urbes quatuordecim, et villæ earum
18-28 Civitates quatuordecim, et villæ earum
3 Reg. 8-65 Id est, quatuordecim diebus
1 Par. 25- 5 Deditque Deus Heman filios quatuordecim
2 Par. 13-21 Accepit uxores quatuordecim : procreavitq.
Job. 42-12 Et facta sunt ei quatuordecim millia ovium
Ezech. 43-17 Crep.do quatuordecim cubitorum longitudinis, per quatuordecim cubit. latitudinis
Matth. 1-17 Usque ad David generationes quatuordecim
A David... generationes quatuordecim
A transmigrat.. generationes quatuordecim
2 Cor. 12- 2 Homin. in Christo ante annos quatuordecim
Galat. 2- 1 Post annos quatuordecim, iterum ascendi

QUEMADMODUM.

Tobiæ. 8-17 Quia non contigit quemadmodum putabam.
11- 2 Scis quemadmodum reliquisti patrem tuum
Judith. 6-13 Quemadmodum ipse Holofernes iratus juss.
Psal. 28- 6 Dilectus quemadmodum filius unicornium
32-22 Quemadmodum speravimus in te
35- 8 Quemadmodum multiplicasti misericord.
36- 2 Quemadmodum olera herbar. cito decident
-20 Deficientes, quemadmodum fumus deficient
41- 2 Quemadmodum desiderat cervus ad fontes
77-57 Non servaverunt pactum : quemadmodum patres
Sap. 6-24 Et quemadmodum facta sit, referam
11- 9 Ostendens... quemadmodum tuos exaltares
-10 Scierunt quemadmodum cum ira judicati
16- 4 Quemadmodum inimici eorum exterminab.
19-10 Quemadmodum pro natione animal. eduxit
Prolog. Eccli. Quemadmodum oporteat instituere mores
Eccli. 47-15 Quemadmodum eruditus es in juventute tua
Baruc. 2- 2 Quemadmodum facta sunt in Jerusalem
2 Mac. 6-20 Intuens a. quemadmodum oporteret acced.
7- 6 Qemadmodum in protestatione cantici
Matth. 23-37 Quemadmodum gallina congregat pullos s.
Marc. 4-26 Quemadmodum si homo jaciat sementem
Luc. 8-47 Et quemadmodum confestim sanata sit
13-34 Quemadmodum avis nidum s. sub pennis
21-14 Non præmeditari quemadmodum respond.
22- 4 Quemadmodum illum traderet eis
23-55 Et quemadmodum positum erat corpus ejus
Joan. 13-15 Ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos
Act. 1-11 Quemadmodum vidistis eum euntem in cœl.
7-28 Quemadmodum interfecisti heri Ægyptium
15-11 Credimus salvari, quemadmodum et illi
-14 Quemadmodum primum Deus visitavit
27-25 Quia sic erit quemadmodum dictum est mihi
Rom. 11- 2 Quemadmodum interpellat Deum
1 Cor. 1-31 Quemadmodum scriptum est : Qui gloriatur
8- 2 Nondum cognovit quemadmodum oporteat
10- 7 Quemadmodum scriptum est : Sedit populus
2 Cor. 8- 6 Ut quemadmodum cœpit, ita et perficiat
-11 Quemadmodum promptus est animus
9- 3 Ut (quemadmodum dixi) parati sitis
1 Thes. 3-12 Et in omnes, quemadmodum et nos in vobis
4- 1 Quemadmodum accepistis a nobis quomodo
2 Thes. 3- 7 Scitis quemadmodum oporteat imitari nos
2 Tim. 3- 8 Quemadmodum autem Jannes et Mambres
Hebr. 3-15 Quemadmodum in illa exacerbatione
4- 2 Nobis nuntiatum est, quemadmodum et illis
- 3 Quemadmodum dixit : Sicut juravi in ira m.
5- 3 Propterea debet, quemadmodum pro pop.
- 6 Quemadmodum et in alio loco dicit
7-27 Quemadmodum sacerdotes, prius pro suis
9-25 Quemadmodum pontifex intrat in sancta
-27 Quemadmodum statutum est hominibus semel mori
2 Joan. - 6 Ut quemadmodum audistis ab initio
Apoc. 2-24 Altitudines Satanæ, quemadmodum dicunt
10- 3 Voce magna, quemadmodum cum leo rugit

QUEO.

Exod. 10-21 Tenebræ... tam densæ ut palpari queant
26-10 In ora sagi un., ut conjungi cum altero queat
32-30 Si quo modo quivero eum deprecari pro scel.
Levit. 5-11 Non quiverit manus ej. duos offerre turtures
Num. 5-13 Et hoc maritus deprehendere non quiverit
22-19 Scire queam quid mihi rursum respondeat
1 Reg. 17- 9 Si quiverit pugnare mec., et percusserit me
4 Reg. 1- 2 Utrum vivere queam de infirmitate mea hac
Isai. 33-23 Sic erit malus t., ut dilatare sign. non queas
Dan. 4-15 Non queunt solutionem edicere mihi
8- 7 Nemo quibat liberare arietem de manu ejus
13-39 Illum quidem non quivimus comprehendere
Amos. 6-13 Numquid currere queunt in petris equi

QUERCUS.

Gen. 35- 8 Sepulta est ad radices Bethel subt. quercum
Josue. 24-26 Posuitque eum subter quercum, quæ erat
Judic. 6-11 Et sedit sub quercu, quæ erat in Ephra
-19 Tulit omnia sub quercu, et obtulit ei
9- 6 Juxta quercum quæ stabat in Sichem

Judic. 9-37 Cuneus venit per viam quæ respicit quercum
1 Reg. 10- 3 Ultra transier., et veneris ad quercum Thab.
2 Reg. 18- 9 Subter condensam quercum et magnam, adhæsit caput ejus quercui
-10 Dicens : Vidi Absalom pendere de quercu
-14 Cumque adhuc palpitaret hærens in quercu
1 Par. 10-12 Sepelierunt ossa eorum subter quercum
Isai. 1-30 Fueritis velut quercus defluentibus foliis
2-13 Et super omnes quercus Basan
6-13 Et sicut quercus, quæ expandit ramos suos
44-14 Et quercum, quæ steterat inter ligna saltus
Ezech. 6-13 Et subtus universam quercum frondosam
27- 6 Quercus de Basan dolaverunt in remos tuos
Osee. 4-13 Subtus quercum, et populum, et terebinth.
Amos. 2- 9 Altitudo ejus, et fortis ipse quasi quercus
Zach. 11- 2 Ululate, quercus Basan, quon. succisus est

QUERCUS FLETUS.

Quercus sub qua Debora Rebeccæ nutrix sepulta est, sic est vocata propter planctum quem ibi fecit familia Jacob, juxta Bethel.

Gen. 35- 8 Voc. est nomen loci illius : Quercus fletus

QUERELA.

Num. 14-27 Querelas filiorum Israël audivi
17-10 Quiescant querelæ eor. a me, ne moriantur
2 Reg. 19-28 Quid ergo habeo justæ querelæ ?
Job. 33-10 Quia querelas in me reperit, ideo arbitratus
Sap. 10- 5 Scivit just., et conservavit sine querela Deo
-15 Et semen sine querela liberavit a nationibus
13- 6 Sed tamen adhuc in his minor est querela
18-21 Properans e. homo sine querela deprecari
Eccli. 8-10 Disces... servire magnatis sine querela
18-15 Fili, in bonis non des querelam
Luc. 1- 6 Et justificationibus Domini sine querela
Philip. 2-15 Ut sitis sine querela, et simplices filii Dei
3- 6 Secundum justit... conversatus sine querela
Colos. 3-13 Si quis adversus aliquem habet querelam
1 Thes. 2-10 Sine querela, vobis, qui credidistis, fuimus
3-13 Ad confirmanda corda vestra sine querela
5-23 Corpus sine querela in adventu Dom. nostri

QUERIMONIA.

Num. 17- 5 Cohibebo a me querimonias filiorum Israël
1 Esdr. 6- 9 Per singul. dies, ne sit in aliquo querimonia
Eccle. 7-15 Non inveniat.. contra eum just. querimonias

QUEROR.

Judic. 14-16 Quæ fundebat apud Samson lacrymas, et querebatur dicens
21-22 Adversum vos queri cœperint, atque jurgari
Eccli. 41-10 De patre impio queruntur filii, quoniam...
Rom. 9-19 Dicis itaque mihi : Quid adhuc queritur ?

QUERULOSI.

Judæ. -16 Querulosi, secundum desideria sua ambul.

QUI, QUIS, QUÆ, QUOD.

Gen. 1-30 Quæ moventur in terra, et in quibus est anima vivens
4-15 Qui occiderit Caïn, septuplum punietur
Deinceps omittitur.

QUIA.

Gen. 2- 3 Quia in ipso cessaverat ab omni opere suo
Deinceps omittitur.

QUICUMQUE, QUÆCUMQUE, QUODCUMQUE.

Gen. 2-17 In quocumque enim die comederis ex eo
De cætero omittitur.

QUIDAM.

Gen. 28-11 Cumque venisset ad quemdam locum
De cætero omittitur.

QUIDEM.

Gen. 19-35 Nec tunc quidem sensit quando concubuerit
Deinceps omittitur

QUIES.

Gen. 41- 7 Evigilans Pharao post quietem
Josue. 22- 4 Quietem et pacem, sicut pollicitus est
Judic. 16-16 Spatium ad quietem non tribuens, defecit
2 Par. 32-22 Et præstitit eis quietem per circuitum
Prov. 7-11 Quietis impatiens, nec valens in domo
Isai. 38-11 Non aspiciam hominem ultra et habitatorem quietis
58-12 Vocaberis... avertens semitas in quietem
66- 1 Et quis est iste locus quietis meæ ?
2 Mac. 12- 2 Non sinebant eos in silentio agere, et quiete

QUIESCO.

Gen. 26- 2 Sed quiesce in terra, quam dixero tibi
Exod. 32-12 Quiescat ira tua, et esto placabilis
Num. 16-50 Reversusq. est... postquam quievit interitus
17-10 Quiescant querelæ eor. a me, ne moriantur
Deut. 28-65 In gentibus quoque illis non quiesces
Josue. 2- 1 Nomine Rahab, et quieverunt apud eam
11-23 Quievitque terra a præliis
Judic. 3-11 Quievitque terra quadraginta annis
-30 Et quievit terra octoginta annis
5- 6 In diebus Jahel, quieverunt semitæ
- 7 Cessaverunt fortes in Israël, et quieverunt
-17 Galaad trans Jordanem quiescebat
-32 Quievitque terra per quadraginta annos
8-28 Sed quievit terra per quadraginta annos
15- 7 Ex vobis expetam ultion., et tunc quiescam
18-27 Veneruntq. in Laïs ad populum quiescentem
19-28 Cui ille, putans eam quiescere, loquebatur
20-28 Exire ultra debemus... an quiescere ?
Ruth. 3-13 Quiesce hac nocte, et facto mane
3 Reg. 22- 6 In Ramoth Gal. ad bellandum, an quiescere?
2 Par. 14- 1 In cujus diebus quievit terra annis decem
18- 5 Ad bellandum ire debemus, an quiescere ?
-14 Ire debemus.. ad bellandum, an quiescere ?
20-30 Quievitque regnum Josaphat, et præbuit ei
23-21 Urbs quievit : porro Athalia interfecta est
25-16 Num consiliarius regis es ? quiesce, ne interficiam te
2 Esdr. 6- 9 Cogitantes quod cessarent manus nostræ ab opere, et quiesceremus
13-19 Cum quievissent portæ Jerus. in die sabbati
Esth. 7-10 Quod paraverat Mard... et regis ira quievit
Job. 3-26 Nonne quievi ? et venit super me indignatio
14- 6 Recede paululum ab eo, ut quiescat
16- 7 Si locutus fuero, non quiescet dolor meus
Psal. 73- 8 Quiescere faciamus omnes dies festos Dei
75- 9 Fecisti judicium : terra tremuit et quievit
Prov. 3-24 Quiesces, et suavis erit somnus tuus
24-33 Pauxillum manus conseres, ut quiescas
Eccle. 8- 8 Nec sinitur quiescere ingruente bello
Eccli. 18- 6 Tunc incipiet : et cum quieverit, aporiabitur
Isai. 1-16 Quiescite agere perverse
2-22 Quiescite ergo ab homine cujus spiritus
13-11 Et quiescere faciam superbiam infidelium
14- 4 Quomodo cessavit exactor, quievit tributum
18- 4 Quiescam, et considerabo in loco meo
24- 8 Cessavit gaudium tympan., quievit sonitus
30- 7 Clamavi... Superbia tantum est, quiesce
-15 Si revertamini et quiescatis, salvi eritis
57-10 Laborasti : non dixisti : Quiescam
-20 Quasi mare ferv., quod quiescere non potest
62- 1 Non tacebo, et propter Jerus. non quiescam
Jerem. 7-34 Quiescere faciam de urbibus Juda
14-10 Dilexit movere pedes suos, et non quievit
30-10 Et quiescet, et cunctis affluet bonis
31-16 Dicit Dominus : Quiescat vox tua a ploratu
42-10 Si quiescentes manseritis in terra hac
47- 6 O mucro Domini, usquequo non quiesces ?
- 7 Quomodo quiescet, cum Dominus præcep.
49-23 Præ sollicitudine quiescere non potuit
Ezech. 2- 5 Si forte vel ipsi audiant, et si forte quiescant
- 7 Loqueris ergo.. si forte audiant, et quiescant
3-11 Dom. Deus : Si forte audiant, et quiescant
-27 Qui audit, audiat : et qui quiescit, quiescat
7-24 Et quiescere faciam superbiam potentium
12-23 Quiescere faciam proverbium istud
16-42 Et auferetur zelus meus a te, et quiescam
24-13 Donec quiescere faciam indignationem m.
26-13 Et quiescere faciam multitudinem canticor.
38-11 Veniam ad quiescentes habitantesq. secure
Osee. 1- 4 Et quiescere faciam regnum domus Israël
7- 4 Quievit paululum civitas a commixtione
8-10 Et quiescent paulisper ab onere regis
Amos. 7- 5 Et dixi : Domine Deus, quiesce, obsecro
Zach. 1-11 Et ecce omnis terra habitatur, et quiescit
11-12 Afferte mercedem meam : et si non, quiescite
2 Mac. 5-25 Quievit usque ad diem sanctum sabbati
Act. 21-14 Cum ei suadere non possemus, quievimus

QUIETE.

2 Mac. 14-25 Nuptias fecit : quiete egit, communiterque

QUIETUS, A, UM.

Judic. 18- 7 Videruntq. populum..securum et quietum
1 Par. 4-40 Terram latissimam, et quietam, et fertilem
22- 9 Fil., qui nascetur tibi, erit vir quietissimus
2 Par. 14- 6 Quietus erat, et nulla temporibus ejus bella
- 7 Donec a bellis quieta sunt omnia
Sap. 18-14 Cum e. quietum silentium contineret omnia
Eccli. 25-27 Sic mulier linguata homini quieto
41- 2 Viro quieto, et cujus viæ directæ sunt
Jerem. 49-31 Consurgite, et ascendite ad gentem quietam
Dan. 4- 1 Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo
2 Mac. 11-25 Volentes igitur hanc q. gentem quietam esse
14- 6 Nec patiuntur regnum esse quietum
1 Thes. 4-11 Et operam detis ut quieti sitis
1 Tim. 2- 2 Ut quietam et tranquillam vitam agamus
1 Petr. 3- 4 In incorruptibilitate quieti et modesti spir.

QUILIBET, QUÆLIBET, QUODLIBET.

Levit. 5- 2 Per se mort., aut quodlibet aliud reptile
6- 3 Et quodlibet aliud ex pluribus fecerit
13- 2 Vel ad unum quemlibet filiorum ejus
17- 3 Homo quilibet de domo Israël, si occiderit
-10 Homo quilibet de domo Israël, et de adven.
20-16 Mulier quæ succubuerit cuilibet jumento
22- 5 Et qui tangit reptile et quodlibet immundum
-12 Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta
24-19 Qui irrogaverit maculam cuilibet civium s.
27-20 Sed alteri cuilibet fuerit venumdatus
Num. 6- 3 Acetum ex vino, et ex qualibet alia potione
Deut. 16- 5 Immolare Phase in qualibet urbium tuarum
23-19 Nec fruges, nec quamlibet aliam rem
26-14 Nec separavi ea in qualibet immunditia
2 Reg. 17- 9 Et cum ceciderit unus quilibet in principio
Job. 21-29 Interrogate quemlibet de viatoribus
Act. 19-11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus

QUIN.

Gen. 23- 6 Quin in monumento ej. sepelias mortuum t.
24-14 Bibe, quin et camelis tuis dabo potum
-19 Adjecit : Quin et camelis t. hauriam aquam
34-19 Quin statim quod petebatur expleret
Levit. 7-18 Quin potius quæcumq. anima tali se edulio
Num. 21-23 Quin potius exercitu congregato, egressus est
32-23 Nulli dubium est quin peccetis in Deum
Deut. 7- 5 Quin potius hæc facietis eis : Aras eorum
1 Reg. 24-12 Quin potius, pater mi, vide, et cognosce
2 Reg. 2-21 Noluit a. Asael omittere quin urgeret eum
13-13 Quin potius, loquere ad regem, et non neg.
2 Esdr. 5-11 Quin potius et centesimam pecuniæ
Esth. 15- 1 Haud dubium quin esset Mardochæus
Job. 4- 8 Quin potius vide eos, qui operantur iniquit.
Eccle. 2-10 Quin omni voluptate frueretur et oblectaret
Jerem. 6-15 Quin potius confusione non sunt confusi
Ezech. 21-17 Quin et ego plaudam manu ad manum

QUINDECIM.

Gen. 5-10 Vixit octingentis quindecim annis, et genuit
7-20 Quindecim cubitis altior fuit aqua super
Exod. 27-14 In quibus quindecim cubitor. tentoria lateri
-15 Erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim
38-14 E quibus, quindecim cubitos columnarum
-15 Quindecim æque cubitorum erant tentoria
Levit. 27- 7 Sexagen... masculus dabit quindecim siclos
Judic. 8-10 Quindecim enim millia viri remanserant
2 Reg. 9-10 Erant a. Sibæ quindecim filii et viginti servi
19-17 Et quindecim filii ejus ac viginti servi erant
3 Reg. 7- 3 Unus a. ordo habebat columnas quindecim
4 Reg. 14-17 Vixit autem Amasias... quindecim annis
20- 6 Et addam diebus tuis quindecim annos
2 Par. 25-25 Vixit autem Amasias... quindecim annis
Isai. 38- 5 Ego adjiciam sup. dies tuos quindecim annos
Ezech. 45-12 Et viginti quinque sicli, et quindecim sicli
Osee. 3- 2 Et fodi eam mihi quindecim argenteis
1 Mac. 10-40 Singulis annis quindecim millia siclor. arg.
Joan. 11-18 Juxta Jerosolymam, quasi stadiis quindecim
Act. 27-28 Inde separati, invenerunt passus quindecim
Galat. 1-18 Et mansi apud eum diebus quindecim

QUIN ETIAM.

2 Reg. 11-24 Quin etiam servus tuus Urias Hethæus mort.

QUINGENTENI.

2 Mac. 8-22 Subjectis unicuique millenis et quingentenis

QUINGENTI, Æ, A.

Gen. 5-30 Quingentis nonaginta quinque annis
-31 Cum quingentorum esset annor., genuit Sem
Exod. 30-23 Primæ myrrhæ et electæ quingentos siclos
-24 Casiæ autem quingentos siclos in pondere
38-25 Et quingentis quinquaginta armatorum
Num. 1-21 Quadraginta sex millia quingenti
-33 Quadraginta millia quingenti
-41 Quadraginta millia et mille quingenti
-46 Sexcenta tria millia viror. quingenti quinq.
2-11 Numerati sunt quadrag. sex millia quingenti
-19 Numerati sunt quadraginta millia quingenti
-28 Quadraginta millia et mille quingenti
-32 Sexcenta tria millia quingenti quinquaginta
3-22 Ab uno mense et supra sept. millia quingenti
4-48 Fuer. simul octo millia quingenti octoginta
26-18 Numerus fuit quadraginta millia quingenti
-22 Numerus fuit septuag. sex millia quingenti
-27 Numerus fuit sexaginta millia quingenti
-37 Numerus fuit triginta duo millia quingenti
31-28 Unam anim. de quingentis, tam ex homin.
-36 Trecenta triginta septem millia quingentæ
-39 De asinis triginta millibus quingentis
-43 Trecentis triginta sept. millibus quingentis
-45 Et de asinis triginta millibus quingentis
2 Reg. 24- 9 Et de Juda quingenta millia pugnatorum
3 Reg. 9-23 Salomonis præpositi quingenti quinquaginta

1 Par. 4-42 Abierunt in montem Seïr viri quingenti
2 Par. 13-17 Vulnerati ex Isr. quingenta millia virorum
26-13 Trecentorum et sept. millium quingentorum
35- 9 Quinq. millia pecorum, et boves quingentos
2 Esdr. 7-70 Tunicas sacerdotales quingentas triginta
Esth. 9- 6 Ut et in Susan quingentos vir. interficerent
-12 Interfecerunt Judæi quingentos viros
Job. 1- 3 Quingenta q. juga boum, et quingentæ asinæ
Ezech. 42-17 Quingentos calamos in calamo mensuræ
-18 Quingentos calamos in calamo mensuræ *
-19 Mensus est quingentos calamos in calamo
-20 Longitudinem quingentorum cubitorum, et latitudinem quingentorum cubitorum
45- 2 Sanctificatum quingentos per quingentos
8-16 Ad plagam Septentrionalem quingenta et quatuor millia : et ad plagam Meridianam quingenta et quatuor millia : et ad plagam Orientalem quingenta et quatuor millia : et ad plagam Occidentalem quingenta et quatuor millia
-30 Quingentos et quatuor millia mensurabis
-32 Ad plag. Or. quingentos et quatuor millia
-33 Quingentos et quatuor millia metieris
-34 Quingentos et quatuor millia, et portæ eor.
1 Mac. 6-35 Quingenti equites ordinati unicuiq. bestiæ
15-31 Date pro illis quingenta talenta argenti
Et tributorum civit. alia talenta quingenta
2 Mac. 10-31 Interfecti sunt autem viginti millia quingenti
12-10 Quinque millia viri, et equites quingenti
-20 Equitumque duo millia quingentos
14-39 Misit milites quingentos, ut eum compreh.
Luc. 7-41 Unus debebat denarios quingentos, et alius
1 Cor. 15- 6 Visus est plus quam quingentis fratrib. simul

QUIN IMO.

1 Reg. 20- 3 Quin imo vivit Dom., et vivit anima tua
Jerem. 8-12 Quin imo confusione non sunt confusi
Luc. 11-28 Quin imo beati, qui audiunt verbum Dei

QUINQUAGENARIUS.

Exod. 18-21 Centuriones, et quinquagenarios, et dec.
-25 Centuriones, et quinquagenarios, et decan.
Deut. 1-15 Quinquagenarios ac decanos, qui docerent
4 Reg. 1- 9 Misitq. ad eum quinquagenarium principem
-10 Respondensque Elias, dixit quinquagenario
-11 Ad eum principem quinquagenarium alter.
-13 Misit principem quinquagenarium tertium
-14 Devoravit duos principes quinquagenarios

QUINQUAGENI, Æ.

Exod. 26- 5 Quinquagenas ansulas cortina habebit
3 Reg. 18- 4 Abscondit eos quinquagenos et quinquagen.
-13 Quinquagenos et quinquagenos in speluncis
4 Reg. 1-14 Et quinquagenos qui cum eis erant
2 Par. 3- 9 Ut singuli clavi siclos quinquagenos appenderent
Marc. 6-40 In partes, per centenos et quinquagenos
Luc. 9-14 Discumbere per convivia quinquagenos

QUINQUAGESIMUS.

Levit. 25-10 Sanctificabisque annum quinquagesimum
-11 Jubilæus est et quinquagesimus annus
Num. 4- 3 A trigesimo... usque ad quinquagesimum
-35 A triginta.. usq. ad annum quinquagesimum
-39 A triginta.. usq. ad quinquagesimum annum
-43 A triginta.. usq. ad annum quinquagesimum
-47 A triginta.. usq. ad annum quinquagesimum
8-25 Cumque quinquagesimum annum ætatis impleverint
31-30 Accipies quinquagesimum caput hominum
-47 Tulit Moyses quinquagesimum caput
36- 4 Quinquagesimus annus remissionis adven.
4 Reg. 15-23 Anno quinquagesimo Azariæ regis Juda
-27 Anno quinquagesimo secundo Azariæ regis
1 Mac. 6-20 Obsederunt eos anno centesimo quinquagesimo
7- 1 Anno centesimo quinquagesimo primo exiit
9- 3 Anni centesimi et quinquagesimi secundi
-54 Et anno centesimo quinquagesimo tertio
2 Mac. 14- 4 Centesimo quinquagesimo anno offerens ei

QUINQUAGINTA.

Gen. 6-15 Arcæ, quinquaginta cubitorum latitudo
7-24 Aquæ terram centum quinquaginta diebus
8- 3 Cœper. minui post centum quinquaginta dies
9-28 Post diluvium trecentis quinquaginta annis
-29 Dies ej. nongentorum quinquaginta annor.
18-24 Si fuerint quinquaginta justi in civitate
Non parces loco illi, propter quinquaginta
-26 Si invenero Sodomis quinquaginta justos
-28 Quid si minus quinquaginta justis, quinque
Exod. 26- 6 Facies e quinquaginta circulos aureos
-10 Facies et quinquaginta ansas in ora sagi
-11 Facies et quinquaginta fibulas æneas
27-12 Erunt tentoria per quinquaginta cubitos
Exod. 27-13 Respicit ad Orientem, quinquaginta cubiti
-18 In latitudine quinquaginta, altitudo quinque
30-23 Id est, ducentos quinquaginta siclos, calami similiter ducentos quinquaginta
36-13 Unde et quinquaginta fudit circulos aureos
-17 Fecitq. ansas quinquaginta in ora sagi unius
Et quinquaginta in ora sagi alterius
-18 Fibulas æneas quinquaginta, quibus necter.
38-12 Fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta
-13 Quinquaginta cubitorum paravit tentoria
-25 Quingentis quinquaginta armatorum
Levit. 23-16 Hebdom. septimæ, id est, quinquaginta dies
27- 3 Dabit quinquaginta siclos argenti ad mens.
-16 Quinquaginta siclis venumdetur argenti
Num. 1-23 Quinquaginta novem millia trecenti
-25 Quadr. quinq. millia sexcenti quinquaginta
-29 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
-31 Quinquaginta septem millia quadringenti
-43 Quinquaginta tria millia quadringenti
-46 Sexcenta tria millia virorum quingenti quinquaginta
2- 6 Quinquaginta quatuor millia quadringenti
- 8 Quinquaginta septem millia quadringenti
-13 Quinquaginta novem millia trecenti
-15 Quad. quinque millia sexcenti quinquaginta
-16 Centum quinquaginta millia et mille quadringenti quinquaginta per turmas suas
-30 Quinquaginta tria millia quadringenti
-31 Centum quinquaginta sept. millia sexcenti
-32 Sexcenta tria millia quingenti quinquaginta
4-23 A triginta... usque ad annos quinquaginta
-30 A triginta... usque ad annos quinquaginta
-36 Inventi sunt duo millia sept. quinquaginta
16- 2 Ducenti quinquaginta viri proceres synag.
-17 Offerentes Domino ducenta quinquaginta thuribula
-35 Interfecit ducentos quinquaginta viros
26-10 Combussit ignis ducent. quinquaginta viros
-34 Quinquaginta duo millia septingenti
-47 Quinquaginta tria millia quadringenti
31-52 Septingentos quinquaginta siclos, a tribunis
Deut. 22-29 Patri puellæ quinquaginta siclos argenti
Josue. 7-21 Regulamq. auream quinquaginta siclorum
1 Reg. 6-19 Septuaginta viros, et quinquaginta millia
2 Reg. 10-19 Fugerunt quinquaginta et octo millia
15- 1 Et quinquaginta viros qui præcederent eum
24-24 Aream, et boves, argenti siclis quinquaginta
3 Reg. 1- 5 Quinquaginta viros qui currerent ante eum
7- 2 Et quinquaginta cubitorum latitudinis
- 6 Fecit quinquaginta cubitorum longitudinis
9-23 Salomonis præpositi quingenti quinquaginta
10-29 Et equus centum quinquaginta
18-19 Prophetas Baal quadringentos quinquaginta
-22 Quadringenti et quinquaginta viri sunt
4 Reg. 1- 9 Principem, et quinquaginta qui erant sub eo
-10 Devoret te et quinquaginta tuos
Devoravit eum et quinquaginta qui erant
-11 Quinquagenarium alterum, et quinquaginta
-12 Et devoret te et quinquaginta tuos
Et devoravit illum et quinquaginta ejus
-13 Et quinquaginta qui erant cum eo
2- 7 Et quinquaginta viri de filiis prophetarum
-16 Cum servis tuis sunt quinquaginta viri fortes
-17 Mittite. Et miserunt quinquaginta viros
13- 7 Nisi quinquaginta equites, et decem currus
15- 2 Quinquaginta duobus annis regnavit in Jer.
-20 Quinquaginta siclos argenti per singulos
-25 Quinquaginta viros de filiis Galaaditarum
21- 1 Quinquaginta quinq. annis regnavit in Jer.
1 Par. 5-21 Camelorum quinquaginta millia, et ovium ducenta quinquaginta millia
8-40 Nepotes, usque ad centum quinquaginta
9- 9 Per familias suas, nongenti quinquaginta sex
12-33 Quinquaginta millia venerunt in auxilium
2 Par. 1-17 Et equum centum quinquaginta
2-17 Et inventi sunt centum quinquaginta millia
8-10 Ducenti quinquaginta, qui erudiebant
-18 Quadringenta quinquaginta talenta auri
26- 3 Quinquaginta duobus annis regnavit in Jer.
33- 1 Quinquaginta quinq. annis regnavit in Jer.
1 Esdr. 2- 7 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-14 Filii Beguaï, duo millia quinquaginta sex
-15 Filii Adin, quadringenti quinquaginta quat.
-22 Viri Netupha, quinquaginta sex
-29 Filii Nebo, quinquaginta duo
-30 Filii Megbis, centum quinquaginta sex
-31 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-37 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
-60 Filii Necoda, sexcenti quinquaginta duo
8- 3 Numerati sunt viri centum quinquaginta
- 6 Filius Jonath. et cum eo quinquaginta viri
-26 Argenti talenta sexcenta quinquaginta
2 Esdr. 5-17 Et magistratus, centum quinquaginta viri
6-15 Completus est... quinquaginta duobus dieb.
7-10 Filii Area, sexcenti quinquaginta duo
2 Esdr. 7-12 Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta
-20 Filii Adin, sexcenti quinquaginta quinque
-33 Viri Nebo alterius, quinquaginta duo
-34 Mille ducenti quinquaginta quatuor
-40 Filii Emmer, mille quinquaginta duo
-70 Auri drachmas mille, phialas quinquaginta
Tobiæ. 14- 3 Quinquaginta namque et sex annor. lumen
Esth. 5-14 Habentem altitudinis quinquaginta cubitos
7- 9 Habens altitudinis quinquaginta cubitos
Isai. 3- 3 Principem super quinquaginta, et honorab.
Ezech. 40-15 Ante faciem portæ... quinquaginta cubitos
-21 Quinquaginta cubitorum longitudinem ejus
-25 Quinquaginta cubitorum longitudine
-29 Quinquaginta cubitos longitudinis
-33 Longitudine quinquaginta cubitorum
-36 Longitudine quinquaginta cubitorum
42- 2 In facie... latitudinis quinquaginta cubitos
- 6 De mediis a terra cubitis quinquaginta
- 7 Longitudo ejus quinquaginta cubitorum
45- 2 Quinquaginta cubitis in suburbana per gyr.
48-17 Ad Aquilonem ducenta quinquaginta ; et ad Meridiem ducenta quinquaginta, et ad Orientem ducenta quinquaginta, et ad mare ducenta quinquaginta
Aggæi. 2-17 Ut exprimeretis quinquaginta lagenas
1 Mac. 9-61 Principes erant militiæ, quinquaginta viros
2 Mac. 4- 9 Promittebat et alia centum quinquaginta
12-17 Discesser. stadia septingenta quinquaginta
13- 5 In eod. loco turris quinquaginta cubitorum
Luc. 7-41 Debebat denarios quingentos, et alius quinquaginta
16- 6 Et sede cito, scribe quinquaginta
Joan. 8-57 Quinquaginta annos nondum habes
21-11 Plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus
Act. 13-20 Post quadringentos et quinquaginta annos
19-19 Pecuniam denarior. quinquaginta millium

QUINQUE.

Gen. 5- 6 Vixit quoque Seth centum quinque annis
-11 Dies Enos nongenti quinque anni, et mort.
-15 Vixit a. Malaleel sexaginta quinque annis
-17 Malaleel octingenti nonaginta quinque anni
-21 Porro Enoch vixit sexaginta quinque annis
-23 Dies Enoch trecenti sexaginta quinque anni
-30 Quingentis nonaginta quinque annis
11-32 Dies Thare ducentorum quinque annorum
12- 4 Septuaginta quinque annorum erat Abram
14- 9 Quatuor reges adversus quinque
18-28 Quid si minus quinquaginta justis, quinque fuerint ? delebis propter quadr. quinque
Non delebo, si invenero ibi quadr. quinque
25- 7 Dies vitæ Abrahæ centum septuaginta quinque anni
43-34 Ita ut quinque partibus excederet
45- 6 Adhuc quinque anni restant, quib. nec arari
-11 Adhuc enim quinque anni residui sunt famis
-22 Dedit trecentos argenteos cum quinq. stolis
47- 2 Quinque viros constituit coram rege
Exod. 22- 1 Quinque boves pro uno bove restituet
26- 3 Quinque cortinæ sibi jungentur mutuo, et aliæ quinque nexu simili cohærebunt
- 9 E quibus quinque junges seorsum, et sex sibi
-26 Facies et vectes de lignis setim quinque
-27 Et quinque alios in altero
-37 Quinque columnas deaurabis lignor. setim
27- 1 Quod habebit quinque cubitos in longitud.
-18 Altitudo quinque cubitorum erit
36-10 Conjunxitq. cortinas quinque, alteram alteri
Et alias quinque sibi invicem copulavit
-16 Quorum quinque junxit seorsum, et sex alia
-31 Quinq. ad continendas tabulas unius lateris
-32 Quinque alios ad alterius lateris coaptandas tabulas : et extra hos, quinque alios
-38 Et columnas quinque cum capitibus suis
38- 1 De lignis setim, quinque cubitorum per quadrum
-18 Altitudo vero quinque cubitorum erat
-28 De mille a. septing. et septuaginta quinque
Levit. 26- 8 Persequentur quinque de vestris centum
27- 6 Pro masculo dabuntur quinque sicli
Num. 3-47 Accipies quinque siclos per singula capita
-50 Mille trecentorum sexaginta quinque siclor.

Arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque.
7-17 Hæc est oblatio Nahasson
-23 Hæc fuit oblatio Nathanaël
-29 Hæc est oblatio Eliab
-35 Hæc fuit oblatio Elisur
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel
-47 Hæc fuit oblatio Eliasaph
-53 Hæc fuit oblatio Elisama
-59 Hæc fuit oblatio Gamaliel
-65 Hæc fuit oblatio Abidan
-71 Hæc fuit oblatio Ahiezer
-77 Hæc fuit oblatio Phegiel
-83 Hæc fuit oblatio Ahira

Num. 11-19 Non uno die, nec duobus, vel quinque
18-16 Siclis argenti quinque, pondere sanctuarii
31- 8 Et Sur, et Hur, et Rebe, quinque principes
Josue. 8-12 Quinque autem millia viros elegerat
10- 5 Ascenderunt quinque reges Amorrhæorum
-16 Fugerant enim quinque reges
-17 Quod inventi essent quinque reges latentes
-22 Et producite ad me quinque reges
-23 Eduxerunt ad eum quinque reges de spelunca
-26 Atque suspendit super quinque stipites
13- 3 Quæ in quinque regul. Philisthiim dividitur
14-10 Quadraginta et quinque anni sunt, ex quo
Hodie octoginta quinque annorum sum
Judic. 3- 3 Quinque satrapas Philisthinorum
18- 2 Familiæ suæ quinque viros fortissimos
- 7 Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs
-14 Dixer. quinque viri, qui prius missi fuerant
20-45 In diversa tendentes, occiderunt quinque millia virorum
-46 Essent viginti quinque millia, pugnatores
1 Reg. 6- 5 Quinque anos aureos facietis, et quinque mures aureos
-16 Et quinque satrapæ Philisthinor. viderunt
-18 Quinque provinciarum, ab urbe murata
17- 5 Pondus loricæ ejus, quinque millia siclorum
-40 Et elegit sibi quinque limpidissimos lapides
21- 3 Quinque panes, da mihi, aut quidquid inv.
25-18 Quinque arietes coctos, et quinque sata pol.
-42 Quinque puellæ ierunt cum ea, pedisseq. ej.
2 Reg. 21- 8 Et quinque filios Michol filiæ Saül
3 Reg. 4-32 Et fuerunt carmina ejus quinque et mille
6- 6 Quinque cubitos habebat latitudinis
-10 Quinque cubitis altitudinis, et operuit dom.
-24 Quinque cubitorum ala cherub una
Et quinque cubitorum ala cherub altera
-31 Postesque angulorum quinque
7-16 Quinque cubitorum altitudinis capitellum unum, et quinque cubitorum altitudinis capitellum alterum
-23 Quinque cubitor. altitudo ejus, et resticula
-39 Quinque ad dexteram partem templi, et quinque ad sinistram
-49 Quinque ad dexteram, et quinque ad sinist.
4 Reg. 6-25 Et quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis
7-13 Tollamus quinque equos qui remanserunt
25-19 Quinque viros de his qui steterant cor. rege
1 Par. 2- 4 Phares, et Zara, o. ergo filii Juda, quinque
- 6 Chalchal quoque, et Dara, simul quinque
3-20 Barac. et Hasadian, Josabhesed, quinque
4-32 Tochen et Asan, civitates quinque
7- 3 Et Johel, et Jesia, quinque omnes principes
- 7 Jerimoth, et Uraï, quinque principes famil.
11-23 Cujus statura erat quinque cubitorum
29- 7 Dederuntque... auri talenta quinque millia
2 Par. 3-11 Ita ut una ala haberet cubitos quinque
Et altera quinque cubitos habens, alam tangeret alterius cherub
-12 Cherub alterius ala quinque habebat cubitos.. et ala ejus altera quinque cubitor.
-15 Quæ triginta et quinque cubitos habebant
Porro capita earum, quinque cubitorum
4- 2 Quinque cubitos habebat altitudinis
- 6 Posuit quinque a dextris, et quinque a sinistris
- 7 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
- 8 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
6-13 Habentem quinque cubitos longitudinis, et quinque cubitos latitudinis
20-31 Erat triginta quinque annorum cum regn.
Viginti autem et quinque annis regnavit
35- 9 Ad celebrandum Phase, quinque millia pec.
1 Esdr. 1-11 Omnia vasa... quinque millia quadringenta
2-69 Argenti mnas quinque millia, et vestes
2 Esdr. 7-20 Filii Adin, sexcenti quinquaginta quinque
Judith. 7-23 Et hos quinque dies expectemus a Domino
-25 Si autem transactis quinque diebus non venerit adjutorium
8-10 Si intra quinque dies non venerit vobis adj.
-32 In diebus quinque respiciat Dom. populum
16-28 In domo viri sui annos centum quinque
Isai. 7- 8 Adhuc sexaginta et quinque anni, et desinet
17- 6 Sive quatuor aut quinque in cacuminibus ej.
19-18 Erunt quinque civitates in terra Ægypti
30-17 Et a facie terroris quinque fugietis
Jerem. 52-22 Altitudo capitelli unius quinque cubitorum
Ezech. 40- 7 Et inter thalamos, quinque cubitos
-13 Latitudinem viginti quinque cubitorum
-21 Et latitudinem viginti quinque cubitorum
-25 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-29 Et latitudinis viginti quinque cubitos
-30 Vestibulum per gyrum longitudine viginti quinque cubitorum, et latitudine quinque
-33 Et latitudine viginti quinque cubitorum

Ezech. 40-36 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-48 Mensus est vestibulum quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde
41- 2 Quinque cubitis hinc, et quinque cubit. inde
- 9 Per parietem.. forinsec. quinque cubitorum
-11 Ad orationem, quinque cubitor. in circuitu
-12 Quinque cubitorum latitudinis per circuit.
45- 3 Mensurabis longitudinem viginti quinque
- 5 Viginti quinque autem millia longitudinis
- 6 Dabitis quinque millia latitudinis, et longitudinis viginti quinque millia
-12 Porro viginti sicli, et viginti quinque sicli
48- 8 Viginti quinque millibus latitudinis et long.
- 9 Longitudo viginti quinque millibus, et latit.
-10 Ad Aquilonem longitudinis viginti quinque
Ad Meridiem longitudinis viginti quinque
-13 Viginti quinque millia longitudinis
Omnis longitudo viginti et quinque millium
-15 Quinque millia autem quæ supersunt in latitudine per viginti quinque millia
-20 Omnes primitiæ viginti quinque millium, per viginti quinque millia in quadrum
-21 Possessionis civit. e regione viginti quinque
Ad mare, e regione viginti quinque millium
1 Mac. 2- 2 Et habebat filios quinque, Joannem
4- 1 Assumpsit Gorgias quinque millia virorum
-28 Et equitum quinque millia, ut debellaret eos
-34 Ceciderunt de exercitu Lysiæ quinque millia
7-32 De Nican. exercitu fere quinque millia viri
10-42 Super hæc quinque millia siclorum argenti
2 Mac. 2-24 Ab Jasone Cyrenæo quinque libris comprehensa
10-29 Apparuer. adversariis de cœlo viri quinque
11- 5 Ab Jerosolyma intervallo quinque stadior.
12-10 Quinque millia viri et equites quingenti
13- 2 Et equitum quinque millia, et elephantos
Matth. 14-17 Non habemus hic nisi quinque panes
-19 Acceptis quinque panibus et duobus piscibus
16- 9 Quinque panum in quinque millia homin.
25- 2 Quinque autem ex eis erant fatuæ, et quinque prudentes
- 3 Sed quinque fatuæ, acceptis lampadibus
-15 Uni dedit quinque talenta, alii autem duo
-16 Qui quinque talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque
-20 Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta, dicens: Domine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum
Marc. 6-38 Dicunt : Quinque, et duos pisces
-41 Acceptis quinque panibus et duob. piscibus
-44 Qui manducaverunt, quinque millia viror.
8-19 Quando quinque panes fregi in quinque millia
Luc. 1-24 Et occultabat se mensibus quinque, dicens
9-13 Non sunt nobis plus quam quinque panes
-14 Erant autem fere viri quinque millia
-16 Acceptis autem quinque panibus, et duobus
12- 6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio ?
-52 Erunt enim ex hoc quinque in domo una
14-19 Juga boum emi quinque, et eo probare illa
16-28 Habeo enim quinque fratres, ut testetur illis
19-18 Domine, mna tua fecit quinque mnas
-19 Huic ait : Et tu esto super quinque civitates
Joan. 4-18 Quinque enim viros habuisti : et nunc
5- 2 Hebraïce Bethsaïda, quinque porticus hab.
6- 9 Habet quinque panes hordaceos, et duos
-10 Discub...viri, numero quasi quinque millia
-13 Cophinos fragmentorum ex quinque panib.
Act. 4- 4 Et factus est numerus viror. quinque millia
20- 6 Venimus ad eos Troadem in diebus quinque
24- 1 Post quinque autem dies descendit princeps
1 Cor. 14-19 In Eccl. volo quinque verba sensu meo loqui
Apoc. 9- 5 Sed ut cruciarent mensibus quinque
-10 Nocere hominibus mensibus quinque
17-10 Quinque ceciderunt, unus est, et alius nond.

QUINQUENNALIS.

2 Mac. 4-18 Cum a. quinquennalis agon Tyri celebraret.

QUINQUENNIS.

2 Reg. 4- 4 Quinquennis e. fuit, quando venit nuntius

QUINQUIES.

4 Reg. 13-19 Si percussisses quinquies, aut sexies
2 Cor. 11-24 Quinquies, quadragenas, una minus, accepi

QUINTUS.

Quintus Memmius et Titus Manilius erant legati Romanorum, a senatu populoque Romano missi ad Judæos, ut res provinciarum Asiæ componerent.

2 Mac. 11-34 Quintus Memmius et Tit. Manilius, legati

QUINTUS, A, UM. *Adject.*

Gen. 1-23 Et factum est vespere et mane, dies quintus
30-17 Concepitque, et peperit filium quintum
41-34 Quintam partem fruct. per septem annos
47-24 Quintam partem regi dabitis : quatuor reliq.
-26 Regibus quinta pars solvitur, et factum est
Levit. 5-16 Quintam partem ponet supra, tradens sacer.
6- 5 Quintam insuper partem dom., cui damnum
19-25 Quinto autem anno comedetis fructus
22-14 Addet quintam partem cum eo quod comedit
27- 5 A quinto autem anno usque ad vigesimum
- 6 Ab uno mense usque ad annum quintum
-13 Addet supra æstimationem quintam partem
-15 Dabit quintam partem æstimationis supra
-19 Addet quintam partem æstimatæ pecuniæ
-27 Redimet... et addet quintam partem pretii
-31 Decimas suas, addet quintam partem earum
Num. 5- 7 Reddent ipsum caput, quintamque partem
7-36 Die quinto princeps filiorum Simeon
29-26 Die quinto offeretis vitulos novem
33-38 Ex Ægypto, mense quinto, prima die mensis
Josue. 19-24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser
2 Reg. 3- 4 Et quintus Saphathia, filius Abital
3 Reg. 14-25 In quinto aut. anno regni Roboam, ascendit
4 Reg. 8-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël
25- 8 Mense quinto, septima die mensis
1 Par. 2-14 Quartum Nathanaël, quintum Raddaï
3- 3 Quintum Saphathiam ex Abital
8- 2 Nohaa quartum, et Rapha quintum
12-10 Masmana quartus, Jeremias quintus
24- 9 Quinta Melchia, sexta Maïman
25-12 Quinta Nathaniæ, filiis et fratribus ejus
26- 3 Ælam quintus, Johanan sextus, Elioënaï
- 4 Sachar quartus, Nathanael quintus
27- 8 Quintus, mense quinto, princeps Samaoth
2 Par. 12- 2 Anno aut. quinto regni Roboam, ascendit
1 Esdr. 7- 8 Et venerunt in Jerusalem mense quinto
- 9 In primo die mensis quinti venit in Jerus.
2 Esdr. 6- 5 Juxta verbum prius quinta vice puerum s.
-15 Murus vigesimo quinto die mensis Elul
Tobiæ. 14-15 Viditq. quintam generationem, filios filior.
Judith. 8- 9 Quod transacto quinto die traderet civitat.
Jerem. 1- 3 Ad transmigrationem Jer., in mense quinto
28- 1 In mense quinto, dixit ad me Hananias
36- 9 In anno quinto Joakim filii Josiæ regis Juda
39- 2 Mense quarto, quinta mensis, aperta est
52-12 In mense autem quinto, decima mensis
Baruc. 1- 2 In anno quinto, in septimo die mensis
Ezech. 1- 1 In triges. anno, in quarto, in quinta mensis
- 2 In quinta mensis, ipse est annus quintus
8- 1 In quinta mensis: ego sedebam in domo mea
20- 1 In anno septimo, in quinto, in decima mensis
33-21 In quinta mensis transmigrationis nostræ
Zach. 7- 3 Numquid flendum est mihi in quinto mense
- 5 Et plangeretis in quinto et septimo per hos
8-19 Jejunium quarti, et jejunium quinti
1 Mac. 1-57 Quinto et quadragesimo et centesimo anno
-62 Quinta et vigesima die mensis sacrificabant
4-52 Surrexerunt quinta et vigesima die mensis
-59 A quinta et vigesima die mensis Casleu
2 Mac. 1-18 Quinta et vigesima die mensis Casleu
7-15 Cum admovissent quintum, vexabant eum
10-35 Sed cum dies quinta illucesceret, viginti
Apoc. 6- 9 Cum aperuisset sigillum quintum, vidi
9- 1 Quintus Angelus tuba cecinit, et vidi stellam
16-10 Et quintus Angelus effudit phialam suam
21-20 Quintum, sardonyx : sextum, sardius

QUINTUS DECIMUS, A, UM.

Exod. 16- 1 Quinto decimo die mensis secundi, postq.
Levit. 23- 6 Quinta decima die mensis hujus, solemnitas
-34 A quinto decimo die mensis hujus septimi
-39 A quinto decimo ergo die mensis septimi
Num. 28-17 Quinta decima die solemnitas: septem dieb.
29-12 Quinta decima vero die mensis septimi
33- 3 Quinta decima die mensis primi, altera die
3 Reg. 12-32 In mense octavo, quinta decima die mensis
-33 In Bethel, quinta decima die mensis octavi
4 Reg. 14-23 Anno quinto decimo Amasiæ filii Joas
1 Par. 25-22 Quinta decima Jerimoth, filiis et fratribus
Esth. 9-18 Quinto decimo a. die percutere desierunt
-21 Quintam decimam diem mensis Adar
10-13 Et quinta decima die ejusdem mensis
Ezech. 32-17 In duodecimo anno, in quinta decima
45-25 Quinta decima die mensis, in solemnitate
1 Mac. 1-57 Die quinta decima mensis Casleu
2 Mac. 11-33 Xanthici mensis quinta decima die
-38 Quinta decima die mensis Xanthici
Luc. 3- 1 Anno autem quinto decimo imperii Tiberii

QUIPPE.

Gen. 6-12 Omnis quippe caro corruperat viam suam
9- 6 Ad imaginem quippe Dei factus est homo
21- 5 Hac quippe ætate patris, natus est Isaac

Gen. 30-13 Beatam quippe me dicent mulieres
50- 3 Iste quippe mos erat cadaverum conditor.
Exod. 40-36 Nubes quippe Domini incubabat per diem
Levit. 10- 7 Oleum quippe sanctæ unctionis est sup. vos
Num. 11- 4 Vulgus quippe promiscuum, quod ascend.
Deut. 3-11 Solus quippe Og rex Basan restiterat
Josue. 2- 3 Exploratores quippe sunt, et omn. terram
Judic. 11-18 Arnon quippe confinium est terræ Moab
1 Reg. 7- 2 Erat quippe jam annus vigesimus
10- 8 Ego quippe descendam ad te
2 Reg. 8-10 Hostis quippe erat Thoü Adarezer
17- 2 Quippe qui lassus est, et solutis manibus
19-32 In castris: fuit quippe vir dives nimis
21- 2 Filii quippe Israël juraverant eis, et voluit
23-11 Erat quippe ibi ager lente plenus
3 Reg. 3- 4 Illud quippe erat excelsum maximum
-19 Dormiens quippe oppressit eum
-22 Filius quippe meus vivit, et filius t. mortuus
-26 Commota sunt quippe viscera ejus sup. filio
7- 2 Ligna quippe cedrina exciderat in columnas
8-64 Fecit quippe holocaustum ibi et sacrificium
4 Reg. 19-31 De Jerusalem quippe egredientur reliquiæ
1 Par. 4-14 Vallis Artificum: ibi quippe artifices erant
5- 1 Ipse quippe fuit primogenitus ejus
-23 Mont. Hermon, ingens quippe numerus erat
12-40 Gaudium quippe erat in Israël
13- 9 Bos quippe lasciviens paululum inclinaver.
15-22 Chonenias... erat quippe valde sapiens
18-10 Adversarius quippe erat Thoü Adarezer
2 Par. 10- 2 Fugerat quippe illuc ante Salomonem
13-11 Nos quippe custodimus præcepta Dom. Dei
14-14 Grandis quippe cunctos terror invaserat
16-10 Valde quippe super hoc fuerat indignatus
21- 6 Filia quippe Achab erat uxor ejus
22- 7 Voluntatis quippe fuit Dei adversus Ochoz.
25- 8 Dei quippe est adjuvare, et in fugam convertere
26-10 Erat quippe homo agriculturæ deditus
28-13 Grande quippe peccatum est, et ira furoris
29-24 Pro omni quippe Israël præceperat rex
-34 Levitæ quippe faciliori ritu sanctificantur
-36 Derepente quippe hoc fieri placuerat
32-29 Habebat quippe greges ovium et armentor.
1 Esdr. 10-13 Vehementer quippe peccavimus in sermone
2 Esdr. 8- 5 Super universum quippe populum eminebat
11-23 Præceptum quippe regis super eos erat
Tobiæ. 8- 5 Filii quippe sanctorum sumus, et non poss.
Esth. 6- 4 Aman quippe interius atrium domus regiæ
Job. 8- 9 Hesterni quippe sumus, et ignoramus
37-19 Nos quippe involvimur tenebris
Prov. 3- 8 Sanitas quippe erit umbilico tuo, et irrigatio
Jerem. 1-18 Ego quippe dedi te hodie in civitatem mun.
2-25 Adamavi quippe alienos, et post eos ambul.
-28 Secundum numerum quippe civitatum t.
6-13 A minore quippe usque ad majorem, omnes
23-33 Vos estis onus: projiciam quippe vos
Thren. 4-15 Jurgati quippe sunt, et commoti dixerunt
Ezech. 3- 7 Omnis quippe domus Isr. attrita fronte est
36-24 Tollam quippe vos de gentibus, et congreg.
Dan. 11-36 Perpetrata quippe est definitio
13-15 Voluitque lavari in pomario: æstus quippe erat
Zach. 9- 2 Assumpserunt quippe sibi sapientiam valde
2 Mac. 9- 6 Quippe qui multis et novis cruciatibus alior.
13-11 Quippe qui lege, et patria, sanctoq. templo
Matth. 5-18 Amen quippe dico vobis, donec transeat
13-17 Amen quippe dico vobis, quia multi proph.
17-19 Amen quippe dico vobis, si habueritis fidem
Marc. 16- 4 Revolutum lapidem. Erat quippe magnus
Luc. 6-38 Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis
Joan. 7- 4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit

QUISNAM, QUÆNAM, QUIDNAM.

Gen. 12-18 Quidnam est hoc quod fecisti mihi?
33- 8 Quænam sunt istæ turmæ quas obv. habui?
42-28 Quidnam est hoc quod fecit nobis Deus?
Exod. 1-18 Quidnam est hoc quod facere voluistis?
10- 8 Quinam sunt qui ituri sunt?
Josue. 9- 8 Ait: Quinam estis vos? et unde venistis?
1 Reg. 4- 6 Quænam est hæc vox clamoris magni?
10-11 Quænam res accidit filio Cis?
2 Reg. 1- 8 Dixit mihi: Quisnam es tu? Et aio ad eum
4 Reg. 10-13 Dixitque ad eos: Quinam estis vos?
18-35 Quinam illi sunt in universis diis terrarum
Isai. 22- 1 Quidnam quoque tibi est, quia ascendisti
Dan. 13-26 Irruerunt per posticum ut viderent quidnam esset
-40 Interrogavimus, quisnam esset adolescens
Zach. 5- 6 Dixi: Quidnam est? Et ait: Hæc est amph.
Marc. 1-27 Quidnam est hoc? quænam doctrina hæc nova?
Luc. 6-11 Colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu
Joan. 13-11 Sciebat enim quisnam esset qui traderet eum

Act. 2-12 Ad invicem dicentes: Quidnam vult hoc
5-24 Ambigebant de illis quidnam fieret
10-17 Quidnam esset visio quam vidisset
12-18 Erat non parva turbatio inter milites, quidnam factum esset de Petro
17-20 Volumus ergo scire quidnam velint hæc esse

QUISPIAM, QUIPPIAM.

Gen. 19-12 Habes hic quempiam tuorum? generum
26-10 Potuit coire quispiam de populo cum uxore
39-11 Et operis quippiam absque arbitris faceret
Exod. 21-26 Si percusserit quispiam oculum servi sui
22- 5 Si læserit quispiam agrum vel vineam
34- 3 Nec videatur quispiam per totum montem
-15 Vocet te quispiam ut comedas de immolatis
Levit. 4- 2 Quæ præcepit ut non fierent, quippiam fec.
7-16 Si voto vel sponte quispiam obtulerit host.
11-25 Ut portet quippiam horum mortuum
-38 Si a. quispiam aqua sementem perfuderit
-40 Qui comederit ex eo quippiam
13- 2 Quasi lucens quippiam, id est, plaga lepræ
14-47 Qui dormierit in ea, et comederit quippiam
18-29 Quæ fecerit de abomination. his quippiam
23-30 Et quæ operis quippiam fecerit, delebo
25-14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes
Num. 6- 9 Sin autem mortuus fuerit subito quispiam
9-12 Non relinquent ex eo quippiam usque mane
16-15 Nec afflixerim quempiam eorum
19-22 Quæ horum quippiam tetigerit, immunda
30- 4 Mulier si quippiam voverit, et se constrinx.
35-20 Vel jecerit quippiam in eum per insidias
Deut. 1-35 Non videbit quispiam de hominibus gener.
7-26 Nec inferes quippiam ex idolo in domum t.
13-11 Ultra faciat quippiam hujus rei simile
15-10 Nec ages quippiam callide in ejus necessit.
17- 1 In quo est macula, aut quippiam vitii
24- 5 Nec ei quippiam necessitat. injungetur pub.
28-39 Non bibes, nec colliges ex ea quippiam
29-23 Nec virens quippiam germinet in exemplum
Josue. 6-18 Cavete ne de his... quippiam contingatis
Ruth. 2-22 Ne in alieno agro quispiam resistat tibi
1 Reg. 12- 3 Si quempiam calumniatus sum, si oppressi
- 4 Neque tulisti de manu alicujus quippiam
- 5 Quia non inveneritis in manu mea quippiam
17-25 Dixit unus quispiam de Israël: Num vidistis
25- 2 Erat autem vir quispiam in solitudine Maon
2 Reg. 13- 2 Ut quippiam inhoneste ageret cum ea
18-10 Vidit autem hoc quispiam, et nuntiavit Joab
3 Reg. 15-17 Ut non posset quispiam egredi vel ingredi
22- 7 Non est hic propheta Domini quispiam
-31 Non pugnabitis contra minorem et majorem quempiam
4 Reg. 4-29 Si salutaverit te quispiam, non respondeas
2 Par. 6-22 Si peccaverit quispiam in proximum suum
23- 6 Nec quispiam alius ingrediatur domum Do.
Job. 9-15 Qui etiam si habuero quippiam justum
21-22 Numq. Deum docebit quispiam scientiam?
Prov. 26- 2 Sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet
Eccle. 4-12 Et si quispiam prævaluerit contra unum
6- 3 Si genuerit quispiam centum liberos
Mich. 3- 5 Si quis non dederit in ore eorum quippiam
Zach. 13- 3 Cum prophetaverit quispiam ultra
Marc. 15-21 Et angariaverunt prætereuntem quempiam

QUISQUAM, QUIDQUAM.

Gen. 18-14 Numquid Deo quidquam est difficile?
19-22 Quia non potero facere quidquam
22-12 Neque facias illi quidquam
24-50 Non possumus... quidquam aliud loqui tec.
26-29 Ut non facias nobis quidquam mali
31-14 Numquid habemus residui quidquam
-24 Cave ne quidquam aspere loquaris contra
-29 Cave ne loquaris contra Jacob quidquam
37- 4 Nec poterant ei quidquam pacifice loqui
39- 6 Nec quidquam aliud noverat
- 9 Nec quidquam est quod non in mea sit pot.
41-44 Non movebit quisquam manum aut pedem
42- 4 Ne forte in itinere quidquam patiatur mali
-11 Nec quidquam famuli tui machinantur mali
45-20 Nec dimittatis quidquam de supellectili v.
Exod. 5- 8 Imponetis super eos, nec minuetis quidquam
-11 Nec minuetur quidquam de opere vestro
-19 Non minuetur quidquam de lateribus
9- 7 Nec erat quidquam mortuum de his
10- 5 Ne quidquam ejus appareat, sed comedatur
12-10 Nec remanebit quidquam ex eo usque mane
-39 Nec pulmenti quidquam occurrerat præp.
22-14 A proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit
36- 6 Nec vir nec mulier quidquam offerat
Levit. 2-11 Nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur
4-27 Ut faciat quidquam de his quæ Domini lege prohibentur
5- 3 Si tetigerit quidquam de immunditia hom.

Levit. 6-23 Nec quisquam comedet ex eo
7-15 Nec remanebit ex eis quidquam usque mane
11-32 Ceciderit quidquam de morticinis eorum
-33 Horum quidquam intro ceciderit
22-30 Non remanebit quidquam in mane alterius
25-47 Vendiderit se ei aut cuiquam de stirpe ejus
Num. 14-23 Nec quisquam ex illis qui detraxit mihi
15-22 Si per ignorantiam prætereritis quidquam
32-19 Nec quidquam quæremus trans Jordanem
35-23 (*Absque*) inimicitiis, quidquam hor. fecerit
Deut. 1-17 Nec accipietis cujusquam personam
-21 Noli timere, nec quidquam paveas
2- 9 Non enim dabo tibi quidquam de terra eor.
-34 Non reliquimus in eis quidquam
5-14 Non facies in eo quidquam operis
7-25 Neque assumes ex eis tibi quidquam
12-32 Nec addas quidquam, nec minuas
13-17 Et non adhærebit de illo anathemate quidquam
26-14 Nec expendi ex his quidquam in re funebri
Judic. 3-28 Et non dimiserunt transire quemquam
13- 4 Nec immundum quidquam comedas
18-28 Cum nullo hom. haberent quidquam societ.
20- 8 Nec suam quisquam intrabit domum
1 Reg. 9- 7 Sportulam non habemus... nec quidquam
11-13 Non occidetur quisquam in die hac
12- 3 Utrum bovem cujusquam tulerim
Si quempiam calumniatus sum
Si de manu cujusquam munus accepi
20- 2 Neq. e. faciet pater meus quidquam grande
-26 Et non est locutus Saül quidquam in die illa
22-15 Non enim scivit servus tuus quidquam
25- 7 Nec aliquando defuit quidquam eis de grege
-15 Nec quidquam aliquando periit omni temp.
-21 Et non periit quidquam de cunctis
26-12 Non erat quisquam, qui videret, et intellig.
28-10 Quia non eveniet tibi quidquam mali
29- 3 Et non inveni in eo quidquam, ex die qua
- 6 Et non inveni in te quidquam mali
30- 2 Non interfecerant quemquam
-17 Et non evasit ex eis quisquam
-19 Nec defuit quidquam, a parvo usq. ad mag.
-22 Non dabimus eis quidquam de præda
-24 Nec audiet vos quisquam super sermone hoc
2 Reg. 3-11 Et non potuit respondere ei quidquam
-35 Si... gustavero panem vel aliud quidquam
23- 5 Nec est quidquam ex ea quod non germinet
3 Reg. 2-17 Neque enim negare tibi quidquam potest
9-22 Non constituit Salomon servire quemquam
12-20 Nec secutus est quisquam domum David
18-43 Contemplatus esset, ait: Non est quidquam
4 Reg. 4- 2 Non habeo ancilla t. quidquam in domo m.
-41 Non fuit amplius quidquam amaritudinis
10-14 Et non reliquit ex eis quemquam
18-36 Populus, et non respondit ei quidquam
20-17 In Babylonem: non remanebit quidquam
1 Par. 16-21 Non dimisit quemquam calumniari eos
2 Par. 6- 5 Neq. elegi quemquam alium virum, ut esset
9- 2 Nec quidquam fuit, quod non perspicuum
18-17 Non prophetaret iste mihi quidquam boni
20- 6 Nec quisquam tibi potest resistere
-24 Nec superesse quemquam qui nec. potuisset
35-18 Nec quisquam de cunct. regib. Is. fecit Phase
1 Esdr. 3-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem
2 Esdr. 2-12 Non indicavi cuiquam quid Deus dedisset
6-11 Et dixi: Num quisquam similis mei fugit?
Esth. 6-10 Cave ne quidquam de his... prætermittas
9-16 De substantiis eor. quidquam contingeret
10- 5 Nec eorum quidquam irritum fuit
13-14 Ne quemquam adorarem, excepto Deo meo
Prov. 6-35 Nec acquiescet cujusquam precibus
8-22 Antequam quidquam faceret a principio
21-25 Noluerunt e. quidquam manus ejus operari
24-28 Nec lactes quemquam labiis tuis
30- 6 Ne addas quidquam verbis illius
Eccle. 1-10 Nec valet quisquam dicere: Ecce hoc recens
2-19 Sollicitus fui: et est quidquam tam vanum?
3-14 Non possumus eis quidquam addere
8- 4 Nec dicere ei quisquam potest: Quare ita
- 5 Qui custodit præceptum, non experietur quidquam mali
Sap. 6- 8 Non e. subtrahet personam cujusquam Deus
Nec verebitur magnitudinem cujusquam
17-15 Deinde si quisquam ex illis decidisset
Eccli. 11- 7 Priusq. interroges, ne vituperes quemquam
-30 Ante mortem ne laudes homin. quemquam
39-24 Non est quidquam absconditum ab oculis ej.
42-25 Et non fecit quidquam deesse
Isai. 39- 6 Non relinquetur quidquam, dicit Dominus
41-28 Neq. ex istis quisquam qui iniret consilium
Jerem. 15-10 Non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam
38- 5 Nec e. fas est regem vobis quidquam negare
42- 4 Indicabo vobis, nec celabo vos quidquam
44- 7 Nec relinquatur vobis quidquam residuum
50-26 Interficite eam: nec sit quidquam reliquum

Baruc. 6-63 Judicare, neq. quidquam facere hominibus
*Ezech.*33-15 Nec fecerit quidquam injustum : vita vivet
39-28 Et non dereliquerim quemquam ex eis ibi
44-17 Nec ascendet super eos quidquam laneum
Dan. 2-10 Neque regum quisquam magnus et potens
-11 Nec reperietur quisquam, qui indicet illum
3-50 Nec quidquam molestiæ intulit
6- 8 Nec prævaricari cuiquam liceat
-12 Qui rogaret quemquam de diis et hominib.
10- 8 Et emarcui, nec habui quidquam virium
11-37 Nec quemquam deorum curabit
13-16 Non erat ibi quisquam, præter duos senes
14-17 Et non est apud te dolus quisquam
Jonæ. 3- 7 Pecora non gustent quidquam : nec pasc.
1 *Mac.* 10-63 Nec quisquam ei molestus sit de ulla ratione
2 *Mac.* 6- 6 Nec.. Judæum se esse quisquam confitebat.
*Matth.*12-29 Aut quomodo potest quisquam intrare
22-46 Neque ausus fuit quisquam ex illa die
Marc. 5- 3 Neque catenis jam quisquam poterat eum ligare
-26 Erog. omnia sua, nec quidquam profecerat
-37 Et non admisit quemquam se sequi
7-12 Non dimittitis eum quidquam facere patri
9- 8 Præcepit illis, ne cuiquam quæ vidissent
-29 Nec volebat quemquam scire
11-14 Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet
-16 Ut quisquam transferret vas per templum
12-14 Scimus quia verax es, et non curas quemquam
14-60 Non respondes quidquam ad ea quæ tibi
15- 4 Dicens : Non respondes quidquam ?
16- 8 Nemini quidquam dixerunt : Timebant e.
Luc. 8-51 Non permisit intrare secum quemquam
9-36 Nemini dixerunt in illis diebus quidquam
12-15 Non in abundantia cujusquam vita ejus est
20-40 Non audebant eum quidquam interrogare
23-53 In quo nondum quisquam positus fuerat
Joan. 3-27 Non potest homo accipere quidquam
5-19 Non potest Filius a se facere quidquam
-22 Neque enim Pater judicat quemquam
-30 Non possum ego a me ipso facere quidquam
6-46 Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is
8-15 Judicatis : ego non judico quemquam
9-33 Non poterat facere quidquam
10-28 Et non rapiet eas quisquam de manu mea
11-49 Vos nescitis quidquam, (-50) nec cogitatis
14-30 Et in me non habet quidquam
16-23 Et in illo die me non rogabitis quidquam
-24 Non petistis quidquam in nomine meo
18- 9 Non perdidi ex eis quemquam
-31 Nobis non licet interficere quemquam
19-41 In quo nondum quisquam positus erat
Act. 4-32 Nec quisquam eor.,quæ possidebat, aliquid
-34 Neque enim quisquam egens erat inter illos
5-15 Umbra illius obumbraret quemquam illor.
8-16 Nondum e. in quemquam illorum venerat
24-23 Nec quemquam de suis prohibere ministr.
25- 8 Neque in Cæsarem quidquam peccavi
26-26 Neq. e. in angulo quidquam hor. gestum est
Rom. 3-10 Scriptum est : Quia non est justus quisquam
13- 8 Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem
1 *Cor.* 6- 5 Sic non est inter vos sapiens quisquam
1 *Thes.* 1- 8 Ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui
Hebr. 5- 4 Nec quisquam sumit sibi honorem

QUISQUE, QUÆQUE, QUODQUE.

Gen. 30-40 Erant autem alba et nigra quæque, Laban
31- 8 Alba quæque accipies pro mercede
Num. 18-30 Si præclara et meliora quæque obtuleritis
Josue. 10-19 Et extremos quosque fugientium cædite
1 *Reg.* 9-20 Et cujus erunt optima quæque Israël
2 *Reg.* 17-10 Fortissimus quisque, cuj. cor est quasi leonis
3 *Reg.* 1-10 Robustos quosque,et Salomonem fratrem s.
-19 Mactavit boves, et pinguia quæque
2 *Par.* 34-10 Et infirma quæque sarcirent
Esth. 1-22 Ut quæque gens audire et legere poterat
3-12 Ut quæque gens legere poterat, et audire
Job. 39- 8 Et virentia quæque perquirit
Prov. 7-26 Fortissimi quique interfecti sunt ab ea
14-33 Sapientia, et indoctos quosque erudiet
Thren. 1-11 Dederunt pretiosa quæque pro cibo
2 *Mac.* 4-12 Optimos quosque epheborum in lupanarib.
Luc. 19-15 Ut sciret quantum quisque negotiatus esset
Act. 2-45 Illa omnibus, prout cuique opus erat
4-35 Dividebatur a. sing., prout cuique opus erat

QUISQUILIÆ.

Amos. 8- 6 Et quisquilias frumenti vendamus

QUIDQUIS, QUISQUID.

Gen. 31-18 Et quidquid in Mesopotamia acquisierat
-32 Scrutare quidquid tuor. apud me inveneris
-39 Quidquid furto peribat, a me exigebas
39-22 Et quidquid fiebat, sub ipso erat
41-13 Audivimus quidquid postea rei probavit
-55 Et quidquid ipse vobis dixerit, facite
Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit
Exod. 4- 9 Et quidquid hauseris de fluvio, vertetur
10-15 Et quidquid pomorum in arboribus fuit
13-12 Quidquid habueris masc.sexus, consecrabis
14- 7 Et quidquid in Ægypto curruum fuit
16-23 Quidquid autem reliquum fuerit, reponite
18-22 Quidquid autem majus fuerit, referant ad te
-26 Quidquid autem gravius erat, referebant
21-30 Dabit pro anima sua quidquid fuerit postul.
22- 5 Quidquid optimum habuerit in agro suo
- 9 Et quidquid damnum inferre potest
23-11 Quidquid reliquum fuerit, edant bestiæ agri
31- 4 Ad excogitandum quidquid fabrefieri potest
35-10 Quisquis vestrum sapiens est, veniat
-21 Quidquid ad cultum et ad vestes sanctas
-33 Quidquid fabre adinveniri potest
-35 Texant omnia, ac nova quæque reperiant
Levit. 2-10 Quidquid autem reliquum est, erit Aaron
3- 3 Et quidquid pinguedinis est intrinsecus
5- 9 Quidquid a. reliquum fuerit, faciet distillare
6-27 Quidquid tetigerit carnes ej., sanctificabitur
7- 9 Et quidquid in craticula, vel in sartagine
-17 Quidquid autem tertius invenerit dies
8-32 Quidquid autem reliquum fuerit de carne
11- 4 Quidquid autem ruminat quidem, et habet
-10 Quidquid a. pinnulas et squamas non habet
-21 Quidquid autem ambulat quidem super
-23 Quidquid a. ex volucribus quatuor tantum
-35 Quidquid de morticinis hujuscemodi cecid.
-42 Quidquid super pectus quadrupes graditur
13-12 Quidquid sub aspectum oculorum cadit
-48 Vel quidquid ex pelle confectum est
15-10 Quidquid sub eo fuerit qui fluxum seminis
-23 Quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua
19- 6 Quidquid a. residuum fuerit in diem tertium
22-18 Quidquid illud obtulerit in holocaustum D.
-25 Quidquid aliud dare voluerit, quia corrupta
27-28 Quidquid semel fuerit consecratum
-32 Quidquid decimum venerit, sanctificabitur
Num. 1- 2 Quidquid sexus est masculini
-50 Et quidquid ad cæremonias pertinet
-51 Quisquis externorum accesserit, occidetur
3- 7 Et observent quidquid ad cultum pertinet
-13 Sanctificavi mihi quidquid primum nascitur
-26 Et quidquid ad ritum altaris pertinet
-38 Quisquis alienus accesserit, morietur
4-16 Et quidquid ad cultum tabernaculi pertinet
5-10 Quidquid in sanctuarium offertur a singulis
6- 3 Quidquid de uva exprimitur, non bibent
- 4 Quidquid ex vinea esse potest, ab uva passa
10-32 Quidquid optimum fuerit ex opibus
18- 9 Quidquid pro peccato atq. delicto redditur
-12 Quidquid offerunt primitiarum Domino
-15 Quidquid primum erumpit e vulva
19-22 Quidquid tetigerit immundus, immundum
22- 8 Respondebo quidquid mihi dixerit Dominus
-17 Et quidquid volueris, dabo tibi : veni
23-26 Dixi tibi, quod quidquid mihi D. imperaret
24-13 Quidquid Dominus dixerit, hoc loquar
26-56 Quidquid sorte contigerit, hoc vel plures
30- 5 Quidquid pollicita est et juravit
-10 Vidua et repudiata quidquid voverint
-15 Quidquid voverat atque promiserat, reddet
31- 9 Quidquid habere potuerant, depopulati s.
-17 Interficite quidquid est generis masculini
-23 Quidquid autem ignem non potest sustinere
32-17 Parvuli nostri,et quidquid habere possumus
33-56 Et quidquid illis cogitaveram facere
Deut. 12-11 Et quidquid præcipuum est in muneribus
13-16 Quidquid etiam supellectilis fuerit
14-21 Quidquid autem morticinum est
-26 Ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit
15-19 Quidquid est sexus masculini, sanctificabis
19-15 Quidquid illud peccati et facinoris fuerit
21- 5 Quidquid mundum vel immundum est
23-18 Quidquid illud est quod voveris
24-20 Quidquid remanserit in arboribus
Josue. 6-19 Quidquid autem auri et argenti fuerit
23-15 Super vos quidquid malor. comminatus est
Judic. 6- 5 Quidquid tetigerant devastantes
10-15 Redde tu nobis quidquid tibi placet
Ruth. 3- 5 Quæ respondit:Quidquid præceperis faciam
-11 Sed quidquid dixeris mihi, faciam tibi
1 *Reg.* 15- 9 Quidquid vero vile fuit et reprobum
21- 3 Da mihi, aut quidquid inveneris
2 *Reg.* 19-37 Et fac ei quidquid tibi bonum videtur
-38 Et ego faciam ei quidquid tibi placuerit
2 *Par.* 31-16 Et quidquid per singulos dies conducebat
36-19 Quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt
*Judith.*12-14 Quidquid a. illi placuerit, hoc mihi erit
Esth. 2-13 Quidquid postulassent ad ornatum pertin.
-20 Quidquid enim ille præcipiebat, observabat
13-10 Tu fecisti..quidquid cœli ambitu continetur
Prov. 12-21 Non contristabit justum quidquid ei accid.
*Ezech.*33- 4 Audiens autem, quisquis ille est, sonitum
Marc. 6-23 Juravit illi : Quia quidquid petieris, dabo
Marc. 9-36 Quisquis unum ex hujusm. pueris receperit
-40 Quisquis enim potum dederit vobis calicem
-41 Quisquis scandalizav. unum ex his pusillis
10-15 Quisquis non receperit regnum Dei
1 *Joan.* 3-22 Et quidquid petierimus, accipiemus ab eo
4-15 Quisquis confessus fuerit quoniam Jesus
5-15 Scimus quia audit nos, quidquid petierimus
3 *Joan.* - 5 Fideliter facis quidquid operaris in fratres

QUIVIS.

Job. 17- 3 Et cujusvis manus pugnet contra me

QUO. *Adv. loci.*

Gen. 32-17 Cujus es ? aut, Quo vadis ? aut, Cujus sunt
Deinceps omittitur.

QUOADUSQUE.

Psal. 93-15 Quoadusque justitia convertat. in judicium
Cant. 2- 7 Neque evigilare faciatis dilectam, quoadusque ipsa velit
1 *Mac.* 4-46 Quoadusque veniret propheta, et respond.
14-10 Quoadusque nominatum est nomen gloriæ
*Matth.*18-34 Quoadusque redderet universum debitum
Luc. 24-49 Quoadusque induamini virtute ex alto
Act. 7-18 Quoadusque surrexit alius rex in Ægypto
1 *Cor.* 4- 5 Judicare, quoadusque veniat Dominus
Hebr. 1-13 Quoadusque ponam inimicos t. scabellum
Apoc. 7- 3 Quoadusque signemus servos Dei nostri

QUOCUMQUE.

Gen. 20-16 Qui tecum sunt, et quocumque perrexeris
28-15 Ero custos tuus quocumque perrexeris
Exod. 10-28 Quocumque die apparueris mihi, morieris
Josue. 1-16 Faciemus : et quocumque miseris, ibimus
Judic. 2-15 Sed quocumque pergere voluissent
Ruth. 1-16 Quocumque enim perrexeris, pergam
1 *Reg.* 14-47 Et quocumque se verterat, superabat
3 *Reg.* 2- 3 Ut intelligas... quocumque te verteris
8-44 Per viam, quocumque miseris eos
19- 3 Abiit quocumque eum ferebat voluntas
1 *Par.* 17- 8 Et fui tecum quocumque perrexisti
Tobiæ. 1-14 Dedit illi potestatem quocumque vellet ire
Esth. 8-17 Quocumque regis jussa veniebant
Job. 37-12 Quocumq. eas voluntas gubernantis duxerit
Prov. 17- 8 Quocumque se vertit, prudenter intelligit
21- 1 Quocumque voluerit, inclinabit illud
*Jerem.*40- 5 Quocumque placuerit tibi ut vadas, vade
Ezech. 1-20 Quocumque ibat spiritus, illuc eunte
21-16 Quocumque faciei tuæ est appetitus
47- 9 Quocumque venerit torrens, vivet
1 *Mac.* 6-36 Quocumque ibat, ibant, et non discedebant
13-20 In omnem locum quocumque ibant
Matth. 8-19 Magister, sequar te, quocumque ieris
Marc. 6-10 Quocumque introieritis in domum
-56 Quocumque introibat, in vicos, vel in villas
14-14 Quocumque introierit, dicite dom. domus
Luc. 9-57 Sequar te quocumque ieris
1 *Cor.* 16- 6 Ut vos me deducatis quocumque iero
Apoc. 14- 4 Hi sequuntur Agnum quocumque ierit

QUOD. *Conjunctio.*

Gen. 1- 4 Et vidit Deus lucem quod esset bona
Deinceps omittitur.

QUOMODO.

Gen. 27-20 Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti
30-29 Tu nosti quomodo servierim tibi, et quanta
39- 9 Quomodo ergo possum hoc malum facere
44- 8 Quomodo consequens est ut furati simus
Exod. 2-14 Quomodo palam factum est verbum istud ?
6-12 Non audiunt me : et quomodo audiet Phar.
-30 Ait Moyses... Quomodo audiet me Pharao
10-10 Quomodo ego dimittam vos et parvulos
19- 4 Quomodo portaverim vos super alas
Levit. 4-20 Sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit
10-19 Quomodo potui comedere eam, aut placere
13-59 Quomodo mundari debeat, vel contaminari
Num. 2-17 Quomodo erigetur, ita et deponetur
20-15 Quomodo descenderint patres nostri
-16 Et quomodo clamaverimus ad Dominum
22- 4 Quomodo solet bos herbas usque ad radices
23- 8 Quomodo maledicam, cui non maledixit D.
Deut. 2- 7 Quomodo transieris solitudinem hanc
4- 3 Quomodo contriverit omnes cultores ejus
7-17 Quomodo potero delere eas?
9- 7 Quomodo ad iracundiam provocaveris
11- 4 Quomodo operuerint eos aquæ maris Rubri
18-21 Quomodo possum intelligere verbum?
25-18 Quomodo occurrerit tibi : et extremos
29-16 Quomodo habitaverimus in terra Ægypti, et quomodo transierimus per medium
32-30 Quomodo persequatur unus mille

Josue. 2-12 Ut quomodo ego misericordiam feci vobisc.
23- 3 Quomodo pro vobis ipse pugnaverit
Judic. 16- 5 Et quomodo eum superare valeamus
- 9 Quomodo si rumpat quis filum de stupæ...
-15 Quomodo dicis quod amas me, cum animus
20- 3 Quomodo tantum scelus perpetratum esset
1 Reg. 2-22 Et quomodo dormiebant cum mulieribus
6- 2 Quomodo remittamus eam in locum suum
12- 8 Quomodo Jacob ingressus est in Ægyptum
15- 2 Quomodo restitit ei in via, cum ascenderet
16- 2 Et ait Samuel : Quomodo vadam ?
24-19 Quomodo tradiderit me Dom. in manum
28- 9 Et quomodo eraserit magos et ariolos
29- 4 Quomodo enim aliter poterit placare
2 Reg. 1-19 Interfecti sunt : quomodo ceciderunt fortes
-25 Quomodo ceciderunt fortes in prælio ?
-27 Quomodo ceciderunt robusti, et perierunt
3- 9 Nisi quomodo juravit Dominus David
6- 9 Quomodo ingredietur ad me arca Domini ?
11- 7 Et quomodo administraretur bellum
17- 3 Quomodo unus homo reverti solet
19- 3 Quomodo declinare solet populus versus
3 Reg. 1-37 Quomodo fuit Dominus cum domino meo
5- 6 Scis enim quomodo non est in populo meo
11-38 Quomodo ædificavi David dom., et tradam
14-19 Quomodo pugnaverit, et quomodo regnav.
19- 1 Quomodo occidisset universos prophetas
4 Reg. 8- 5 Narraret regi quomodo mortuum suscitass.
10- 4 Et quomodo nos valebimus resistere ?
13-12 Quomodo pugnaverit contra Amasiam reg.
14-28 Et quomodo restituit Damascum et Emath
17-28 Quomodo colerent Dominum
18-24 Et quomodo potestis resistere ante unum
19-11 Quomodo vastaverunt eas
20- 3 Memento, quæso, quomodo ambulaverim
-20 Et quomodo fecerit piscinam et aquæduct.
1 Par. 13-12 Quomodo possum ad me introducere arcam
Tobiæ. 4- 8 Quomodo potueris, ita esto misericors
-22 Ideo perquire quomodo ad eum pervenias
5- 2 Quomodo autem pecuniam hanc requiram
9- 5 Certe vides quomodo adjuravit me Raguel
Judith. 8-22 Quomodo pater noster Abraham tentatus est
Esth. 4- 7 Quomodo Aman promisisset ut in thesauros
-11 Igitur quomodo ad regem intrare potero ?
6- 2 Quomodo nuntiasset Mardochæus insidias
8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem ?
10- 3 Quomodo Mardochæus Judaici generis
13- 3 Quomodo posset hoc impleri
15- 2 Quomodo nutrita sis in manu mea
16- 7 Quomodo malis quorumdam suggestionibus
Job. 14-11 Quomodo si recedant aquæ de mari
16-22 Quomodo judicatur filius hom. cum collega
21-34 Quomodo igitur consolamini me frustra ?
34-17 Et quomodo tu eum, qui justus est, in tantum condemnas ?
Psal. 10- 2 Quomodo dicitis animæ meæ : Transmigra
72-11 Quomodo scit Deus, et si est scientia in Exc.
-19 Quomodo facti sunt in desolationem
102-13 Quomodo miseretur pater filior., misertus
118-97 Quomodo dilexi legem tuam, Domine ?
136- 4 Quomodo cantabimus canticum Domini
Prov. 24-29 Ne dicas : Quomodo fecit mihi, sic faciam ei
26- 1 Quomodo nix in æstate, et pluviæ in messe
- 7 Quomodo pulc. frustra habet claudus tibias
- 9 Quomodo si spina nascatur in manu temul.
-23 Quomodo si argento sordido ornare velis
27-19 Quomodo in aquis resplendent vultus pros.
-21 Quomodo probatur in conflatorio argentum
Eccle. 4-11 Unus quomodo calefiet ?
5-15 Infirmitas : quomodo venit, sic revertetur
9-16 Quomodo e. sapientia pauperis contempta
11- 5 Quomodo ignoras quæ sit via spiritus
Cant. 5- 3 Expoliavi me tunica mea, quomodo induar illa ? lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos ?
Sap. 5- 5 Ecce quomodo computati sunt inter filios
11-26 Quomodo autem posset aliquid permanere ?
13- 9 Quomodo hujus Dom. non facilius invener.
Eccli. 5- 3 Et ne dixeris : Quomodo potui ?
7-30 Retribue illis, quomodo et illi tibi
25- 5 Quomodo in senectute tua invenies ?
39-28 Quomodo cataclysmus aridam inebriavit
-29 Quomodo convertit aquas in siccitatem
49-13 Quomodo amplificemus Zorobabel ?
Isai. 1-21 Quomodo facta est meretrix civitas fidelis ?
10-10 Quomodo invenit manus mea regna idoli
-15 Quomodo si elevetur virga contra elevant.
14- 4 Quomodo cessavit exactor, quievit tributum
-12 Quomodo cecidisti de cœlo, lucifer ?
-24 Quomodo mente tractavi, (-25) sic eveniet
19-11 Quomodo dicetis Pharaoni : Filius sapient.
20- 6 Et quomodo effugere poterimus nos ?
24-13 Quomodo si paucæ olivæ, quæ remanser.
31- 4 Quomodo si rugiat leo et catulus leonis
36- 9 Quomodo sustinebis faciem judicis unius ?
Isai. 38- 3 Quomodo ambulaverim coram te in veritate
40-20 Quomodo statuat simulacrum, quod non moveatur
55-10 Et quomodo descendit imber et nix de cœlo
65- 8 Quomodo si inveniatur granum in botro
66-13 Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego
-20 Quomodo si inferant filii Israel munus
Jerem. 2-21 Quomodo ergo conversa es mihi in pravum ?
-23 Quomodo dicis : Non sum polluta ?
-26 Quomodo confunditur fur, quando depreh.
3-19 Ego aut. dixi : Quomodo ponam te in filios ?
-20 Quomodo si contemnat mulier amatorem
8- 8 Quomodo dicitis : Sapientes nos sumus ?
9-19 Quomodo vastati sumus et confusi vehem.
12- 5 Quomodo contendere poteris cum equis ?
22-23 Quomodo congemuisti, cum venissent tibi dolores ?
36-17 Indica nobis quomodo scripsisti omnes sermones istos
47- 7 Quomodo quiescet, cum Dom. præceperit
48-14 Quomodo dicitis : Fortes sumus, et viri robusti ad præliandum ?
-17 Quomodo confracta est virga fortis
-39 Quomodo victa est, et ululaverunt ?
Quomodo dejecit cervicem Moab, et confus.
49-25 Quomodo dereliquerunt civitatem laudab.
50-23 Quomodo confractus est, et contritus mall.
Quomodo versa est in desertum Babylon ?
51-41 Quomodo capta est Sesach, et comprehensa
Quomodo facta est in stuporem Babylon
-49 Et quomodo fecit Babylon ut caderent
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
2- 1 Quomodo obtexit caligine in furore suo Do.
4- 1 Quomodo obscuratum est aurum ?
- 2 Quomodo reputati sunt in vasa testea, opus
Baruc. 6-39 Quomodo ergo æstimandum est ?
-44 Quomodo æstimandum aut dicendum est
-49 Quomodo ergo sentiri debeant quoniam dii
-55 Quomodo ergo æstimandum est aut recip.
Ezech. 12-11 Quomodo feci, sic fiet illis
15- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum
26-17 Quomodo peristi, quæ habitas in mari
33-10 Quomodo ergo vivere poterimus ?
Dan. 2-40 Quomodo ferrum comminuit et domat om.
10-17 Quomodo poterit servus domini mei loqui
Osee. 11- 8 Quomodo dabo te, Ephraim, protegam te
Quomodo dabo te sicut Adama ?
Amos. 3-12 Quomodo si eruat pastor de ore leonis...
5-19 Quomodo si fugiat vir a facie leonis
Abdiæ. - 5 Si fures introissent ad te...quomodo contic.
- 6 Quomodo scrutati sunt Esau ?
-16 Quomodo e. bibistis super montem sanctum
Mich. 2- 4 Quomodo recedet a me, cum revertatur ?
Habac. 2- 5 Et quomodo vinum potantem decipit
Soph. 2-15 Quomodo facta est in desert. cubile bestiæ
Malac. 1- 9 Si quomodo suscipiat facies vestras
1 Mac. 3-17 Quomodo poterimus pauci pugnare contra multitudinem tantam ?
-53 Quomodo poterimus subsistere ante faciem
9-21 Quomodo cecidit potens, qui salvum faciebat populum Israel ?
10-73 Nunc quomodo poteris sustinere equitatum
2 Mac. 2- 4 Quomodo tabernaculum et arcam jussit
Matth. 6-28 Considerate lilia agri quomodo crescunt
7- 4 Aut quomodo dicis fratri tuo : Sine ejiciam
10-19 Nolite cogitare quomodo aut quid loquam.
12- 4 Quomodo intravit in domum Dei
-14 Consilium faciebant... quomodo perderent
-26 Quomodo ergo stabit regnum ejus ?
-29 Quomodo potest quisquam intrare in dom.
-34 Progenies vip., quomodo potestis bona loqui
21-20 Dicentes : Quomodo continuo aruit ?
22-12 Et ait illi : Amice, quomodo huc intrasti ?
-43 Quomodo ergo David in spiritu vocat eum
-45 Quomodo filius ejus est ?
23-33 Quomodo fugietis a judicio gehennæ ?
26-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ ?
Marc. 2-26 Quomodo introivit in domum Dei
3- 6 Consil. faciebant..quomodo eum perderent
-23 Quomodo potest Satanas Satanam ejicere ?
4-13 Et quomodo omnes parabolas cognoscetis ?
8-21 Dicebat eis : Quomodo nondum intelligitis ?
9-11 Et quomodo scriptum est in Filium hominis
11-18 Quærebant quomodo eum perderent
12-26 Quomodo dixerit illi Deus
-35 Quomodo dicunt Scribæ Christum filium
-41 Quomodo turba jactaret æs in gazophylac.
14- 1 Quomodo eum dolo tenerent, et occiderent
-11 Quomodo illum opportune traderet
Luc. 1-34 Quomodo fiet istud, quon. virum non cogn.
6- 4 Quomodo intravit in domum Dei
-42 Aut quomodo potes dicere fratri tuo ?
8-18 Videte ergo quomodo audiatis
-36 Quomodo sanus factus esset
10-26 In lege quid scriptum est ? quomodo legis ?
Luc. 11-18 Quomodo stabit regnum ejus ?
12-27 Considerate lilia quomodo crescunt
-50 Quomodo coarctor usque dum perficiatur ?
-56 Hoc autem tempus quomodo non probatis ?
14- 7 Quomodo primos accubitus eligerent
20-41 Quomodo dicunt Christ. filium esse David ?
-44 Et quomodo filius ejus est ?
22- 2 Quomodo Jesum interficerent
24-20 Quomodo eum tradiderunt summi sacerd.
-35 Quomodo cognoverunt eum in fractione
Joan. 3- 4 Quomodo potest homo nasci, cum sit senex
- 9 Quomodo possunt hæc fieri ?
-12 Quomodo, si dixero vob. cœlestia, credetis ?
4- 9 Quomodo tu Judæus cum sis, bibere a me..
5-44 Quomodo vos potestis credere ?
-47 Quomodo verbis meis credetis ?
6-42 Quomodo ergo dicit hic : Quia de cœlo desc.
-53 Quomodo potest hic nobis carnem s. dare ?
7-15 Quomodo hic litteras scit, cum non didic.
8-33 Quomodo tu dicis : Liberi eritis ?
9-10 Quomodo aperti sunt tibi oculi ?
-15 Interrogabant eum Pharisæi, quomodo vid.
-16 Quomodo potest homo peccator hæc signa
-19 Quomodo ergo nunc videt ?
-21 Quomodo autem nunc videat, nescimus
-26 Quomodo aperuit tibi oculos ?
11-36 Ecce quomodo amabat eum
12-34 Quomodo tu dicis : Oportet exaltari Filium
14- 5 Et quomodo possumus viam scire ?
- 9 Quomodo tu dicis : Ostende nobis Patrem ?
-27 Non quomodo mundus dat, ego do vobis
Act. 2- 8 Quomodo nos audivimus unusquisque ling.
4-21 Non invenientes quomodo punirent eos
8-31 Quomodo possum, si non aliquis ostenderit
9-27 Quomodo in via vidisset Dominum
Et quomodo in Damasco fiducialiter egerit
10-28 Vos scitis quomodo abominatum sit viro
-38 Quomodo unxit eum Deus Spiritu sancto
11-13 Quomodo vidisset Angelum in domo sua
12-17 Narravit quomodo Dominus eduxisset eum
15-36 Visitemus fratres... quomodo se habeant
20-20 Quomodo nihil subtraxerim utilium
27-12 Si quomodo possent, dev. Phœnicen, hyem.
Rom. 1-10 Si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam
3- 6 Quomodo judicabit Deus hunc mundum ?
4-10 Quomodo ergo reputata est ?
6- 2 Quomodo adhuc vivemus in illo ?
- 4 Ut quomodo Christus surrexit a mortuis
8-32 Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit ?
10-14 Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt ? aut quomodo credent ei, quem non audierunt ? quomodo autem audient sine prædicante ?
-15 Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur
11-14 Si quomodo ad æmulandum provocem carn.
1 Cor. 3-10 Unusquisq. a. videat quomodo superædificet
7-32 Sollicitus est... quomodo placeat Deo
-33 Sollicitus est... quomodo placeat uxori
-34 Cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat viro
14- 7 Quomodo scietur id quod canitur ?
- 9 Quomodo scietur id quod dicitur ?
-16 Quomodo dicet, Amen, super tuam bened.
15-12 Quomodo quidam dicunt in vobis
-35 Dicet aliquis : Quomodo resurgunt mortui ?
2 Cor. 3- 8 Quomodo non magis ministratio Spiritus
7-15 Quomodo cum timore et tremore excepistis
Galat. 2-14 Quomodo gentes cogis Judaizare ?
4- 9 Quomodo convertimini iterum ad infirma ?
-29 Quomodo tunc is, qui secund. carnem natus
Ephes. 5-15 Videte itaque, frat., quomodo caute ambul.
Philip. 1- 8 Quomodo cupiam omnes vos in visceribus
Colos. 4- 6 Quomodo oporteat vos unicuiq. respondere
1 Thes. 1- 9 Et quomodo conversi estis ad Deum
4- 1 Quomodo oporteat vos ambulare
1 Tim. 3- 5 Quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit ?
-15 Quomodo oporteat te in domo Dei convers.
Hebr. 2- 3 Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem ?
2 Petr. 1- 3 Quomodo omnia nobis divinæ virtutis suæ
1 Joan. 3-17 Quomodo charitas Dei manet in eo ?
4-20 Deum, quem non videt, quomodo potest diligere ?

QUONDAM.

Gen. 23-17 Confirmatusque est ager quondam Ephronis
Judic. 4-11 Recesserat quondam a cæter. Cinæis fratrib.
2 Reg. 21- 6 In Gabaa Saul, quondam electi Domini
Job. 3-18 Et quondam vincti pariter sine molestia
16-13 Quondam opulentus repente contritus sum
19-19 Abominati sunt me quondam consiliarii mei
30-25 Flebam quondam super eo qui afflictus erat

Isai. 23- 8 Quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam?
54-15 Advena quondam tuus adjungetur tibi
Ezech. 32-23 Qui dederant quondam formidinem in terra
36-34 Quæ quondam erat desolata

QUONIAM.

Gen. 2-23 Vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta
Deinceps omittitur.

QUOQUAM.

4 Reg. 5-25 Non ivit servus tuus quoquam

QUOQUE.

Gen. 1-24 Dixit quoque Deus: Producat terra
De cætero omittitur.

QUOT.

Gen. 47- 8 Quot sunt dies annorum vitæ tuæ?
Num. 9-20 Quot diebus fuisset nubes super tabernac.
2 Reg. 19-34 Quot sunt dies annorum vitæ meæ
2 Par. 2-16 Ligna de Libano, quot necessaria habueris
Psal. 118-84 Quot sunt dies servi tui?
Matth. 15-34 Et ait illis Jesus: Quot habetis panes?
16- 9 Et quot cophinos sumpsistis?
-10 Et quot sportas sumpsistis?
Marc. 6-38 Dicit eis: Quot panes habetis? ite et videte
8- 5 Et interrogavit eos: Quot panes habetis?
-19 Quot cophinos fragment. plenos sustulistis?
-20 Quot sportas fragmentorum tulistis?
Act. 21-20 Vides, frater, quot millia sunt in Judæis

QUOTIDIANUS, A, UM.

Ezech. 30-16 Et in Memphis angustiæ quotidianæ
Luc. 11- 3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
Act. 6- 1 Quod despicerentur in minister. quotidiano
2 Cor. 11-28 Instantia mea quotidiana, sollicitudo omn.
Jacob. 2-15 Si...nudi sint, et indigeant victu quotidiano

QUOTIDIE.

Gen. 41-56 Crescebat a. quotidie fames in omni terra
Exod. 5-13 Dicentes: Complete opus vestrum quotidie
36- 3 Quotidie mane vota populus offerebat
Num. 28- 3 Agnos anniculos immaculatos duos quotidie
Judic. 4-24 Qui crescebant quotidie
2 Reg. 3- 1 Domus autem Saul decrescens quotidie
2 Par. 36-15 De nocte consurgens, et quotidie common.
2 Esdr. 5-15 Et acceperunt... quotidie siclos quadraginta
Tobiæ. 1- 3 Quotidie concaptivis fratribus.. impertiret
-19 Tobias quotidie pergebat per omnem cognat.
2-19 Uxor ejus ibat ad opus textrinum quotidie
10- 7 Sed quotidie exiliens circumspiciebat
11- 5 Anna autem sedebat secus viam quotidie
Judith. 7-11 Ad mensuram dabatur popul. aqua quotidie
Esth. 2-11 Qui deambulabat quotidie ante vestibulum
9- 4 Fama quoque nominis ej. crescebat quotidie
16- 7 Probatur... ex his quæ geruntur quotidie
Psal. 41- 4 Dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus t.?
67-20 Benedictus Dominus die quotidie
Prov. 8-34 Et qui vigilat ad fores meas quotidie
Eccli. 45-17 Sacrificia ips. consumpta sunt igne quotidie
Jerem. 37-20 Et daretur ei torta panis quotidie
Ezech. 43-25 Facies hircum pro peccato quotidie
45-23 Et septem arietes immaculatos quotidie
Et pro peccato hircum caprarum quotidie
46-13 Faciet holocaustum quotidie Domino
Dan. 13- 8 Videbant eam senes quotidie ingredientem
-12 Observabant quotidie sollicitius videre eam
14- 5 An non vides quanta comedat et bibat quotidie?
-31 Et dabantur eis duo corpora quotidie
1 Mac. 6-57 Deficimus quotidie, et esca nobis modica est
8-15 Et quotidie consulebant trecentos viginti
Matth. 26-55 Quotidie apud vos sedebam docens in temp.
Marc. 14-49 Quotidie eram apud vos in templo docens
Luc. 9-23 Tollat crucem s. quotidie, et sequatur me
16-19 Et epulabatur quotidie splendide
19-47 Et erat docens quotidie in templo
22-53 Cum quotidie vobiscum fuerim in templo
Act. 2-46 Quotidie quoque perdurantes unanimiter
-47 Augebat qui salvi fierent quotidie in idips.
3- 2 Quem ponebant quotidie ad portam templi
16- 5 Et abundabant numero quotidie
17-11 O. aviditate, quotidie scrutantes Scripturas
19- 9 Quotidie disputans in schola tyranni cujusd.
1 Cor. 15-31 Quotidie morior per vestram gloriam, frat.
Hebr. 7-27 Qui non habet necessitatem quotidie
10-11 Sacerdos præsto est quotidie ministrans

QUOTIES.

Exod. 10- 2 Et narres... quoties contriverim Ægyptios
Job. 21-17 Quoties lucerna impiorum extinguetur
Psal. 77-40 Quoties exacerbaverunt eum in deserto
Eccli. 20-18 Quoties, et quanti irridebunt eum?
Matth. 18-21 Domine, quoties peccabit in me frater meu
23-37 Quoties volui congregare filios tuos
Luc. 13-34 Quoties volui congregare filios tuos

QUOTIESCUMQUE.

Judith. 5-18 Quotiescumque autem præter ipsum Deum suum alterum coluerunt
-19 Quotiescumque a. pœnituerunt se recessiss
1 Cor. 11-25 Hoc facite, quotiescumque bibetis
-26 Quotiescumq. e. manducabitis panem hunc
Apoc. 11- 6 Percutere terr... quotiescumque voluerin

QUOTQUOT.

Jerem. 52-19 Quotquot aurea, aurea, et quotquot argentea, argentea, tulit magister militiæ
1 Mac. 2-46 Quotquot invenerunt in finibus Israel
Marc. 3-10 Ut ill. tangerent quotquot habebant plagas
6-56 Et quotquot tangebant eum, salvi fiebant
Luc. 11- 8 Et dabit illi quotquot habet necessarios
Joan. 1-12 Quotquot autem receperunt eum, dedit ei
10- 8 Omnes quotquot venerunt, fures sunt
Act. 4- 6 Et quotquot erant de genere sacerdotali
-34 Quotquot e. possessores agrorum aut dom.
5-37 Quotquot consenserunt ei, dispersi sunt
13-48 Et crediderunt quotquot erant præordinat
2 Cor. 1-20 Quotquot e. promissiones Dei sunt, in illo es

QUOUSQUE.

Num. 14-11 Quousque non credent mihi, in omn. signis
Tobiæ. 6- 6 Quousque pervenirent in Rages civitatem
Judith. 1- 9 Quousque perveniatur ad terminos Æthiop
15- 6 Quousque pervenirent ad extremitatem fin
Psal. 61- 4 Quousque irruitis in hominem?
79- 5 Quousque irasceris super orationem servi
1 Mac. 6-22 Quousque non facis judicium, et vindicas
Matth. 17-16 O generatio incredula... quousque ero vobiscum?
Joan. 10-24 Dicebant ei: Quousque animam nost. tolli

R

RAB RAB RAB

RAAIA.

Princeps Nathinæorum, cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-47 Filii Gaddel, filii Gaher, filii Raaïa
2 Esdr. 7-50 Filii Raaïa, filii Rasin, filii Necoda

RAAMIAS.

Inter primarios principes, qui ascenderunt de captivitate Babylonis, reperitur.

2 Esdr. 7- 7 Qui venerunt cum Zorob., Josuë.. Raamias

RABBA.

Ita dicta est hæc civitas ob magnitudinem et populi frequentiam: alio nomine vocata fuit Ammon et Ammam, et urbs Aquarum, quod Jaboc amnis eam præterlabitur. Dicta deinde est Philadelphia. Urbs regia fuit et metropolis Ammonitarum.

Josue. 13-25 Usque ad Aroër, quæ est contra Rabba
2 Reg. 11- 1 Vastav. filios Ammon, et obsederunt Rabba
1 Par. 20- 1 Perrexitque (*Joab*) et obsedit Rabba
Quando Joab percussit Rabba, et destruxit
Amos. 1-14 Et succendam ignem in muro Rabba

RABBATH.

Hæc civitas postea dicta est Philadelphia, teste sancto Hieronymo in Locis Hebraicis; ideo eadem cum Rabba metropoli Ammonitarum.

Deut. 3-11 Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath filiorum Ammon
2 Reg. 12-26 Pugnabat Joab contra Rabbath filiorum
2 Reg. 12-27 Dicens: Dimicavi adversum Rabbath
-29 Et profectus est adversum Rabbath
17-27 Sobi filius Naas de Rabbath filior. Ammon
Jerem. 49- 2 Et auditum faciam super Rabbath filiorum
- 3 Clamate, filii Rabbath, accingite vos ciliciis
Ezech. 21-20 Viam pones ut veniat gladius ad Rabbath
25- 5 Daboque Rabbath in habitaculum camelor.

RABBI.

Matth. 23- 7 Et vocari ab hominibus Rabbi
- 8 Vos autem nolite vocari Rabbi
26-25 Numquid ego sum, Rabbi? Ait illi: Tu dix.
-49 Accedens ad Jesum, dixit: Ave, Rabbi
Marc. 9- 4 Ait Jesu: Rabbi, bonum est nos hic esse
11-21 Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit
14-45 Statim accedens ad eum, ait: Ave, Rabbi
Joan. 1-38 Rabbi (quod dicitur interpretatum Magister
-49 Et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es rex Isr.
3- 2 Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister
-26 Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem...
4-31 Rogabant eum Discipuli, dicentes: Rabbi
6-25 Dixerunt ei: Rabbi, quando huc venisti?
9- 2 Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus
11- 8 Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare

RABBONI.

Marc. 10-51 Cæcus autem dixit ei: Rabboni, ut videam
Joan. 20-16 Dicit ei: Rabboni (quod dicitur Magister)

RABBOTH. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue. 19-20 Et Rabboth, et Cesion, Abes

RABSACES.

Princeps in exercitu Sennacherib regis Assyriæ. Rabsaces, quem Israelitam fuisse, sed legis populi sui desertorem putant Hebræi, multa probra in Ezechiam regem Juda et blasphemias in Deum jactavit, ut populus insurgeret adversus regem. Ezechia vero et Isaia conversis ad Dominum, et pro liberatione precantibus propter Rabsacis blasphemias, percussit Angelus Domini in castris Assyriorum centum octoginta quinque millia.

4 Reg. 18-17 Misit autem rex Assyriorum... Rabsaris et Rabsacen
-19 Dixitq. ad eos Rabsaces: Loquimini Ezech
-26 Dixerunt... Sobna et Joahe, Rabsaci
-27 Responditque eis Rabsaces, dicens
-28 Stetit itaque Rabsaces, et exclamavit voce magna Judaice
-37 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
19- 4 Si forte audiat Dom... univ. verba Rabsaci
- 8 Reversus est ergo Rabsaces, et invenit
Eccli. 48-20 Et misit Rabsacen, et sustulit manum suam
Isai. 36- 2 Misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis
- 4 Et dixit ad eos Rabsaces: Dicite Ezechiæ
-11 Dixit Eliacim et Sobna et Joahe ad Rabsacen
-12 Et dixit ad eos Rabsaces: Numquid...
-13 Stetit Rabsaces, et clamavit voce magna
-22 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
37- 4 Si quo modo audiat Dom... verba Rabsaci
- 8 Reversus est autem Rabsaces, et invenit regem

RABSARIS et RABSARES.

Princeps quidam exercitus Sennacherib, qui cum Rabsace missus est ad Ezechiam.

4 Reg. 18-17 Misit a. rex Assyr. Tharthan et Rabsaris
Jerem. 39- 3 Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag
-13 Rabsares, et Neregel, et Sereser, et Rebm.

RACA.

Matth. 5-22 Qui autem dixerit fratri suo, Raca, reus erit

RACEMUS.

Levit. 19-10 Neque in vinea tua racemos... congregabis
Deut. 24-21 Non colliges remanentes racemos
Judic. 8- 2 Nonne melior est racemus Ephraim
Isai. 17- 6 Et relinquetur in eo sicut racemus
24-13 Et racemi, cum fuerit finita vindemia
Jerem. 6- 9 Usque ad racemum colligent quasi in vinea
49- 9 Non reliquissent racemum
Abdiæ. - 5 Numquid saltem racemum reliquissent tibi?
Mich. 7- 1 Qui colligit in autumno racemos vindemiæ

* RACHAL.

Civitas Meridionalis tribus Judæ, quam David suorum spoliorum participem fecit. Hujus urbis alibi mentio non occurrit.

1 Reg. 30-29 Et qui in Rachal, et qui in urbibus Jerameel

RACHEL.

Anno mundi 2283, ante J. Ch. 1771. Filia minor Laban, decora facie et venusto aspectu, quam diligens Jacob expetivit a Laban; et pro ea obtinenda servivit septem annis qui fuerunt in oculis ejus tanquam pauci dies, præ amoris magnitudine. His autem annis septem expletis, pro Rachel Laban introduxit Liam filiam suam majorem: nuptæ enim virgines, honestatis et verecundiæ causa, thalamum viri in tenebris adibant, et obvelata quidem facie. Mane autem facto se deceptum agnoscens Jacob, ait ad socerum: Quid hoc fecisti mihi? nonne pro Rachel servivi tibi? ut quid decepisti me? Cui respondit Laban non esse in sua regione consuetudinem ut darentur minores ante majores. Ficto se consuetudinis prætextu excusans, Imple, inquit, hebdomadam convivii nuptiarum Liæ (septem enim diebus celebrabatur convivium nuptiarum), et dabo tibi Rachelem pro septem annis aliis. Acquievit Jacob placito Laban, et transactis septem diebus festi Liæ, Rachelem duxit uxorem. Septem enim tantum diebus distulerunt nuptias Rachelis, ea tamen lege, ut post adeptam eam septem annis aliis serviret. Post annos plurimos sterilitatis, recordatus est Dominus Rachelis, exaudivit preces ejus; quæ concepit et peperit filium, et vocavit nomen ejus Joseph. Fugiente Jacob e domo Laban cum uxoribus, filiis et omni sua substantia, Rachel furata est idola patris sui; cujus furti alii alias rationes afferunt. Abstulit, vel ne parens illa aspiciendo, vel per illa augurando fugam Jacob cognosceret, et persequeretur; vel ut parenti idola colendi occasionem subtraheret; vel ut deos penates secum afferret, ipsa etiam idololatriæ addicta; vel tandem quia ex pretiosa materia intentionem habebat dotis compensandæ, quam injuste pater detraxerat. Asseq uente autem eos Laban, non sunt inventa idola, quia Rachel festinans abscondit hæc simulacra sub stramenta cameli, et sedit desuper. Anno mundi 2305, ante J. Ch. 1749, egressus Jacob de loco quem vocavit Bethel, venit verno tempore ad terram quæ ducit Ephratham, in qua cum secundo parturiret Rachel, ob difficultatem partus periclitari cœpit, et egrediente anima præ dolore, et imminente jam morte, vocavit nomen filii sui Benoni, id est, Filius doloris mei; pater vero appellavit eum Benjamin. Mortua est ergo Rachel, et sepulta est in via quæ ducit Ephratham, inter Jerusalem et Bethlehem. Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus. Infantes Bethlehem dicuntur filii Rachel, quia tribus Benjamin, cujus erat mater, mixta fuit et permansit cum tribu Juda, et, ut ait Origenes, multi infantes in tribu Benjamin jussu Herodis occisi sunt. Prætera Rachel sepulta in Bethlehem suo corpore quasi eam possedit, ut videretur esse mater omnium Bethlehemitarum.

Gen. 29- 6 Rachel filia ejus venit cum grege suo
- 9 Ecce Rachel veniebat cum ovibus patris sui
-16 Minor vero appellabatur Rachel
-17 Rachel decora facie, et venusto aspectu
-18 Serviam tibi pro Rachel, filia tua minore
-20 Servivit ergo Jacob pro Rachel sept. annis
-25 Nonne pro Rachel servivi tibi?
-28 Hebdomada transacta, Rachel duxit uxorem
30- 1 Cernens a. Rachel quod infœcunda esset
- 6 Dixitque Rachel: Judicavit mihi Dominus
8 Pro quo ait Rachel: Comparavit me Deus
-14 Dixitque Rachel: Da mihi partem
-15 Ait Rachel: Dormiat tecum hac nocte
-22 Recordatus quoque Dominus Rachelis
31- 4 Et vocavit Rachel et Liam in agrum
-14 Responderuntque Rachel et Lia: Numquid
-19 Et Rachel furata est idola patris sui
-32 Ignorabat quod Rachel furata esset idola
-33 Cumque intrasset tentorium Rachelis
33- 1 Divisitque filios Liæ et Rachel, ambarumq.
- 2 Rachel autem et Joseph novissimos
- 7 Extremi Joseph et Rachel adoraverunt
35-19 Mortua est ergo Rachel et sepulta est in via
-20 Hic est titulus monumenti Rachel
-24 Filii Rachel: Joseph et Benjamin
-25 Filii Balæ ancillæ Rachelis: Dan et Nepht.
46-19 Filii Rachel uxoris Jacob: Joseph et Benj.
-22 Hi filii Rachel, quos genuit Jacob
48- 7 Mortua est Rachel in terra Chanaan
Ruth. 4-11 Sicut Rachel et Liam, quæ ædificaverunt
1 Reg. 10- 2 Juxta sepulcrum Rachel in finibus Benjamin
Jerem. 31-15 Et fletus Rachel plorantis filios suos
Matth. 2-18 Rachel plorans filios suos

RADDAI. *Quintus filius Isai patris David.*

1 Par. 2-14 Quartum Nathanaël, quintum Raddai

RADICITUS.

Ezech. 17- 9 Ut evelleret eam radicitus

RADICO.

Eccli. 3-30 Frutex enim peccati radicabitur in illis
24-16 Et radicavi in populo honorificato
Isai. 40-24 Neque radicatus in terra truncus eorum
Ephes. 3-17 In charitate radicati et fundati
Colos. 2- 7 Radicati, et superædificati in ipso, et conf.

RADIUS.

3 Reg. 7-33 Et axes earum, et radii, et canthi
Job. 41-21 Sub ipso erunt radii solis
Sap. 2- 3 Quæ fugata est a radiis solis
16-27 Ab exiguo radio solis calefactum tabescebat
Eccli. 43- 4 Tripliciter sol... radios igneos exsufflans, et refulgens radiis suis obcæcat oculos

RADIX.

Gen. 35- 8 Sepulta est ad radices Bethel subter quercum
Exod. 19-17 Steterunt ad radices montis
24- 4 Ædificavit altare ad radices montis
32-19 Et confregit eas ad radicem montis
Num. 22- 4 Solet bos herbas usque ad radices carpere
Deut. 3-17 Ad radices montis Phasga contra Orientem
4-11 Et accessistis ad radices montis
-49 Et usque ad radices montis Phasga
29-18 Et sit inter vos radix germinans fel
Josue. 11- 3 Hevæum quoque qui habitabat ad radices Hermon
1 Reg. 25-20 Et descenderet ad radices montis
4 Reg. 19-30 Mittet radicem deorsum, et faciet fructum
Job. 5- 3 Ego vidi stultum firma radice
8-17 Super acervum petrarum radices ejus densabuntur
14- 8 Si senuerit in terra radix ejus
15-29 Nec mittet in terra radicem suam
18-16 Deorsum radices ejus siccentur
19-28 Et radicem verbi inveniamus contra eum?
28- 9 Subvertit a radicibus montes
29-19 Radix mea aperta est secus aquas
30- 4 Et radix juniperorum erat cibus eorum
Psal. 51- 7 Et radicem tuam de terra viventium
79-10 Plantasti radices ejus, et implevit terram
Prov. 12- 3 Et radix justorum non commovebitur
-12 Radix autem justorum proficiet
Sap. 3-15 Et quæ non concidat radix sapientiæ
4- 3 Spuria vitulamina non dabunt radices altas
7-20 Differentias virgultor. et virtutes radicum
15- 3 Radix est immortalitatis
Eccli. 1- 6 Radix sapientiæ cui revelata est?
-25 Radix sapientiæ est timere Dominum
10-18 Radices gentium superbarum arefecit Deus
23-35 Non tradent filii ejus radices
24-13 Et in electis meis mitte radices
40-15 Radices immundæ super cacumen petræ
Isai. 5-24 Sic radix eorum quasi favilla erit
11- 1 Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet
-10 Radix Jesse, qui stat in signum populorum
14-29 De radice enim colubri egredietur regulus
Isai. 14-30 Et interire faciam in fame radicem tuam
37-31 Radicem deorsum, et faciet fructum sursum
53- 2 Et sicut radix de terra sitienti
Jerem. 12- 2 Plantasti eos, et radicem miserunt
17- 8 Quod ad humorem mittit radices suas
Ezech. 16- 3 Radix tua et generatio tua de terra Chanaan
17- 5 Ut firmaret radicem super aquas multas
- 6 Et radices ejus sub illa erant
- 7 Quasi mittens radices suas ad eam
- 9 Nonne radices ejus evellet?
31- 4 Flumina ejus manabant in circuitu radicum
- 7 Erat enim radix illius juxta aquas
Dan. 4-12 Germen radicum ejus in terra sinite
-20 Germen radicum ejus in terra dimittite
-23 Ut relinqueretur germen radicum ejus
11- 7 Stabit de germine radicum ejus
Osee. 9-16 Radix eorum exsiccata est
14- 6 Et erumpet radix ejus ut Libani
Amos. 2- 9 Fructum ejus desuper et radices ejus subter
Malac. 4- 1 Quæ non derelinquet eis radicem et germen
1 Mac. 1-11 Et exiit ex eis radix peccatrix
Matth. 3-10 Jam e. securis ad radicem arbor. posita est
13- 6 Et quia non habebant radicem, aruerunt
-21 Non habet autem in se radicem
Marc. 4- 6 Eo quod non habebat radicem, exaruit
-17 Et non habent radicem in se
11-20 Viderunt ficum aridam factam a radicibus
Luc. 3- 9 Jam e. securis ad radicem arbor. posita est
8-13 Et hi radices non habent
Rom. 11-16 Et si radix sancta, et rami
-17 Socius radicis et pinguedinis olivæ factus es
-18 Quod si gloriaris: non tu radicem portas, sed radix te
15-12 Erit radix Jesse, et qui exurget regere gentes
1 Tim. 6-10 Radix enim omnium malorum est cupiditas
Hebr. 12-15 Ne qua radix amaritudinis sursum germinans impediat
Apoc. 5- 5 Vicit leo de tribu Juda, radix David
22-16 Ego sum radix et genus David

RADO.

Levit. 13-33 Radetur homo absque loco maculæ
14- 8 Radet omnes pilos corporis, et lavabitur
- 9 Et die septimo radet capillos capitis
-41 Domum a. ipsam radi intrinsecus per circ.
19-27 Attondebitis comam, nec radetis barbam
21- 5 Non radent caput, nec barbam
Num. 6- 9 Quod radet illico in eadem die purgationis s.
-18 Tunc radetur Nazaræus ante ostium tabern.
-19 Postquam rasum fuerit caput ejus
8- 7 Et radant omnes pilos carnis suæ
Deut. 21-12 Quæ radet cæsariem, et circumcidet ungues
Judic. 16-17 Si rasum fuerit caput meum
-19 Vocavitque tonsorem, et rasit septem crines
2 Reg. 10- 4 Rasitque dimidiam partem barbæ eorum
1 Par. 19- 4 Hanon pueros David decalvavit, et rasit
Job. 2- 8 Qui testa saniem radebat, sedens in sterq.
Isai. 7-20 In die illa radet Dom. in novacula conducta
15- 2 Et omnis barba radetur
Jerem 41- 5 Octoginta viri rasi barba, et scissis vestibus
48-37 Et omnis barba rasa erit
Baruc. 6-30 Habentes tunicas scissas, et capita, et barbam rasam
Ezech. 5- 1 Sume tibi gladium acutum, radentem pilos
26- 4 Et radam pulverem ejus de ea
27-31 Et radent super te calvitium
44-20 Caput autem suum non radent, neque comam nutrient
Act. 21-24 Et impende in illis, ut radant capita

RAGAU.

Filius Phaleg, paterque Sarug, e semine Sem filii Noe. Ragau scribitur Reu in Geneseos 11-18, 19, 20 et 21.

1 Par. 1-25 Heber, Phaleg, Ragau
Luc. 3-35 Qui fuit Sarug, qui fuit Ragau, qui fuit Phal.

RAGAU.

Nabuchodonosor rex Assyriorum, qui regnabat in Ninive civitate magna, pugnavit contra Arphaxad regem Medorum, et vicit eum in campo magno, qui vocabatur Ragau, circa Euphratem et Tigrim. Per campum Ragau significantur planities et montes vicini Rages civitati Medorum, quam Rhagam, Rhagas et Rhaga profani scriptores appellant.

Judith. 1- 6 In campo magno, qui appellatur Ragau

RAGES.

Duæ erant in Media urbes quæ Rages dicebantur: altera in qua habitabat Sara Raguelis filia; altera in qua Gabelus Tobiæ debitor.

Tobiæ. 1-16 Cum a. venisset in Rages civitatem Medor.
3- 7 Sara filia Raguelis in Rages civitate Medor.
4-21 Dedisse... Gabelo, in Rages civitate Medor.

Tobiæ. 5- 8 Qui moratur in Rages civitate Medorum
-14 Numquid poteris perducere filium meum ad Gabelum in Rages
6- 6 Quousque pervenirent in Rages
9- 3 Et vadas ad Gabelum in Rages civ. Medorum
- 6 In Rages civitatem Medorum perrexit

RAGUEL I.

Sacerdos in urbe Madian, socer Moysis, qui et alio nomine dictus est Jethro. Vid. Jethro

Exod. 2-18 Quæ cum revertissent ad Raguël patrem s.
Num. 10-29 Dixitque Moyses Hobab filio Raguël

RAGUEL II.

Pater Saræ, socerque Tobiæ junioris.

Tobiæ. 3- 7 Contigit, ut Sara filia Raguëlis in Rages
6-11 Est hic, Raguël nomine, vir propinquus
7- 1 Ingressi sunt autem ad Raguëlem
Et suscepit eos Raguël cum gaudio
- 2 Intuensq. Tobiam Raguël, dixit Annæ uxori
- 4 Dixitque illis Raguël : Nostis Tobiam
- 5 Dixit Angelus ad Raguëlem : Tobias... pater istius est
- 6 Misit se Raguël, et cum lacrymis osculatus
- 9 Præcepit Raguël occidi arietem, et parari
-11 Quo audito verbo, Raguël expavit
-13 Tunc dixit Raguël : Non dubito quod Deus
-18 Vocavitque Raguël ad se Annam uxorem
8-11 Accersiri jussit Raguël servos suos
-13 Reversus Raguël ad uxorem suam, dixit ei
-16 Benedixerunt Do.. Raguel videlicet et Anna
-20 Statimque præcepit servis suis Raguël
-23 Et adjuravit Raguël Tobiam
-24 De omnibus autem quæ possidebat Raguël
9- 5 Vides quomodo adjuravit me Raguël
- 6 Assumens quatuor ex servis Raguëlis
- 8 Cumque ingressus esset domum Raguëlis
10- 8 At vero Raguël dicebat ad generum suum
-10 Cumq. verbis multis rogaret Raguël Tobiam
14-15 Om. hæred. domus Raguëlis ipse percepit

RAHAB.

Mulier quæ hospitio suscepit exploratores missos a Josue in Jericho. Antequam illos dimitteret, adjuravit eos ut secum facerent misericordiam, sicut ipsa cum eis fecerat. Deum Israel confessa est verum esse Deum, qui omnia mirabilia patraverat. Habitatio data est ei in medio Israel, et in excidio Jericho, omnia quæ illius erant, servata sunt. Magna cum laude legitur in Epist. ad Hebr. et in Epist. sancti Jacobi. Hæc est Rahab cujus mentio in genealogia Jesu Christi apud sanctum Matthæum.

Josue. 2- 1 Ingressi s. domum mulieris m. nomine Rahab
- 3 Misitque rex Jericho ad Rahab, dicens
6-17 Sola Rahab meretrix vivat cum universis
-23 Ingressique juvenes, eduxerunt Rahab
-25 Rahab vero meretricem, et domum patris
Psal. 86- 4 Memor ero Rahab et Babylonis
Matth. 1- 5 Salmon autem genuit Booz de Rahab
Hebr. 11-31 Fide Rahab meretrix non periit cum incred.
Jacob. 2-25 Similiter et Rahab meretrix, nonne ex oper.

RAHABIA. *Filius Eliezer filii Moysis.*

1 Par. 26-25 Eliezer, cujus filius Rahabia

RAHAM.

Filius Samma filii Hebron in tribu Juda.

1 Par. 2-44 Samma a. genuit Raham, patrem Jercaam

RAHELAIA.

Nomen est viri principis, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel... Rahelaïa

RAHUEL I.

Filius Esaü ex Basemath uxore.

Gen. 36- 4 Basemath genuit Rahuël
-10 Rahuël quoque filius Basemath uxoris ejus
-13 Filii autem Rahuel : Nahath et Zara
-17 Hi quoque filii Rahuël filii Esaü
1 Par. 1-35 Filii Esaü : Eliphaz, Rahuël, Jehus
-37 Filii Rahuël : Nahath, Zara, Samma

RAHUEL II.

Filius Jebaniæ, pater Saphatiæ, in tribu Benjamin.

1 Par. 9- 8 Mosollam filius Saphatiæ filii Rahuël

RAIA. *Filius Sobal filii Juda.*

1 Par. 4- 2 Raïa vero filius Sobal genuit Jahath

RAM I. *Filius Hesron filii Phares.*

1 Par. 2- 9 Filii a. Hesron... Jerameel, et Ram
-10 Porro Ram genuit Aminadab
Job. 32- 2 Filius Barachel Buzites de cognatione Ram

RAM II. *Filius Jerameel filii Hesron.*

1 Par. 2-25 Ram primogenitus ejus, et Buna, et Aram
-27 Sed et filii Ram primogeniti Jerameel

RAMA.

Civitas in tribu Benjamin, haud procul a Gabaon, quam reædificare tentavit Baasa rex Israel; sed cum Asa rex Juda auxilium impetrasset a Benadad rege Syriæ, Baasa intermisit munire Rama, et Asa rex lapides et ligna abstulit de Rama, et ex iis muniit Gabaa et Maspha in Benjamin.

Josue. 18-25 Gabaon, et Rama, et Beroth
Judic. 4- 5 Inter Rama et Bethel in monte Ephraïm
19-13 Manebimus in ea, aut certe in urbe Rama
1 Reg. 22- 6 Et esset in nemore, quod est in Rama
3 Reg. 15-17 Ascendit q. Baasa... et ædificavit Rama
-21 Intermisit ædificare Rama, et reversus est
-22 Et tulerunt lapides de Rama et ligna ejus
2 Par. 16- 1 Baasa rex... muro circumdabat Rama
- 5 Baasa desiit ædificare Rama, et intermisit
- 6 Et tulerunt lapides de Rama et ligna
1 Esdr. 2-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
2 Esdr. 7-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
11-33 Asor, Rama, Gethaïm
Isai. 10-29 Obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit
Jerem. 40- 1 Postquam dimissus est a Nabuz... de Rama
Osee. 5- 8 Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama
Matth. 2-18 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus

RAMATH. *Urbs in tribu Simeon.*

Josue. 19- 8 Beer, Ramath contra Australem plagam

RAMATHA.

Urbs Syriæ in monte Ephraïm, de qua sanctus Hieronymus in Thamnica regione juxta Diospolim sitam scribit.

1 Reg. 1-19 Venerunt in domum suam Ramatha
2-11 Et abiit Elcana Ramatha in domum suam
7-17 Revertebaturque in Ramatha
8- 4 Venerunt ad Samuëlem in Ramatha
15-34 Abiit autem Samuël in Ramatha
16-13 Surgensque Samuël abiit in Ramatha
19-18 Et venit ad Samuël in Ramatha
-19 Ecce David in Najoth in Ramatha
-22 Abiit etiam ipse in Ramatha
Ecce in Najoth sunt in Ramatha
-23 Et abiit in Najoth in Ramatha
Usque dum veniret in Najoth in Ramatha
20- 1 Fugit autem David de Najoth, quæ est in Ramatha
25- 1 Sepelierunt eum in domo sua in Ramatha
28- 3 Sepelierunt eum in Ramatha urbe sua
1 Mac. 11-34 Tres civitates, Lydan, et Ramathan

RAMATHAIM-SOPHIM.

Non una fuit Ramath, sed duæ, quod vox dualis Ramathaim significat; quasi diceret sacer textus : Ex duabus Ramath. Illa quæ Sophim dicitur, fuit patria Elcanæ. Saligmacus tamen quinque hujus nominis civitates facit. Dicebatur hoc oppidum etiam Ramatha, et aliqui volunt esse eamdem cum Arimathæa, ex qua oriundus Joseph ille, qui Christum de cruce deposuit.

1 Reg. 1- 1 Fuit vir unus de Ramathaïm-Sophim

RAMATH LECHI.

Locus quousque Israelitæ Samsonem adduxerunt vinctum, Philisthæisque tradiderunt. Sed ille vinculis solutis dissipatisque, inventam asini mandibulam, quæ jacebat, arripiens, interfecit in ea mille viros, vocavitque nomen loci Ramath Lechi, quod interpretatur Elevatio Maxillæ.

Judic. 15-17 Vocavit nomen loci illius Ramath Lechi

RAMESSES.

Civitas in extremis finibus Ægypti, ab Israelitis condita. Olim, ut ait sanctus Hieronymus in Hebraicis Quæstionibus, et universa provincia sic vocabatur, in qua habitavit Jacob una cum liberis suis in terra Gessen, et pagus Arsenoitis dicta fuit. Hebræi ex Ægypto tendentes in Chanaan, quadraginta duas stationes habuerunt, sive mansiones in deserto. Prima fuit in Ramesse; illuc enim ex tota Ægypto convenerant Hebræi exituri.

Gen. 47-11 Joseph... dedit possessionem... Ramesses
Exod. 1-11 Ædificaveruntque .. Phithom et Ramesses
12-37 Profectique sunt filii Israël de Ramesse
Num. 33- 3 Profecti igitur de Ramesse mense primo

RAMETH. *Civitas in tribu Issachar.*

Josue. 19-21 Et Rameth, et Engannim, et Enhadda

RAMOTH.

Filius Bani, qui uxorem duxerat alienigenam, quam postea dimisit.

1 Esdr. 10-29 Et de filiis Bani.. Jasub, et Saal, et Ramoth

RAMOTH.

Erat urbs hæc trans Jordanem in tribu Gad eademque sacerdotalis, et una de urbibus perfugio destinatis. Dicitur Ramoth Galaad, quod esset in Galaaditide provincia.

Deut. 4-43 Et Ramoth in Galaad, quæ est in tribu Gad
Josue. 13-26 Et ab Hesebon usque Ramoth, Masphe
20- 8 Et Ramoth in Galaad de tribu Gad
21-37 De tribu Gad civitates confugii, Ramoth
1 Reg. 30-27 Qui in Ramoth ad Meridiem, et qui in Jet
3 Reg. 4-13 Bengaber in Ramoth Galaad
22- 3 Ignoratis quod nostra sit Ramoth Galaad?
- 4 Venies-ne mecum ad præliand. in Ramoth
- 6 Ire debeo in Ramoth Gal. ad præliandum
-12 Ascende in Ramoth Galaad, et vade prosp
-15 Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad
-20 Ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad
-29 Ascendit.. et Josaphat rex Juda in Ramoth
4 Reg. 8-28 Contra Hazaël reg. Syriæ in Ramoth Galaad
-29 Quia vulneraverant eum Syri in Ramoth
9- 1 Tolle lenticulam.. et vade in Ramoth Galaad
- 4 Abiit ergo adol. puer prophetæ in Ramoth
-14 Porro Joram obsederat Ramoth Galaad
1 Par. 6-80 Ramoth in Galaad et suburbana ejus
2 Par. 18- 2 Persuasitq. illi ut ascenderet in Ramoth Gal
- 3 Veni mecum in Ramoth Galaad
- 5 In Ramoth Gal. ad bellandum ire debemus
-11 Ascende in Ramoth Gal., et prosperaberis
-14 Michæa, ire debemus in Ramoth Galaad
-19 Ut ascendat, et corruat in Ramoth Galaad
-28 Ascenderunt... rex Juda in Ramoth Galaad
22- 5 Contra Hazaël reg. Syriæ in Ramoth Galaad

RAMOTH.

Altera civitas in tribu Issachar, et Levitica.

1 Par. 6-73 Ramoth quoque et suburbana ejus

RAMUS.

Gen. 8-11 Portans ramum olivæ virentibus foliis in ore
Levit. 23-40 Sumetisq... ramos ligni densarum frondium
Judic. 9-48 Arrepta securi, præcidit arboris ramum
-49 Certatim ramos de arboribus præcidentes
2 Esdr. 8-15 Afferte... frondes myrti et ramos palmarum
Job. 14- 7 Rursum virescit, et rami ejus pullulant
15-30 Ramos ejus arefaciet flamma
Sap. 4- 4 Et si in ramis in tempore germinaverint
- 5 Confringentur enim rami inconsummati
17-17 Inter spissos arborum ramos avium sonus
Eccli. 1-25 Et rami illius (*sapientiæ*) longævi
14-26 Et sub ramis ejus morabitur
23-35 Et rami ejus non dabunt fructum
24-22 Ego quasi terebinthus extendi ramos meos, et rami mei honoris et gratiæ
40-15 Nepotes impior. non multiplicabunt ramos
50-14 Sic circa illum steterunt quasi rami palmæ
Isai. 6-13 Sicut quercus, quæ expandit ramos suos
17- 6 Vel trium olivarum in summitate rami
Ezech. 8-17 Et ecce applicant ramum ad nares suas
17- 6 Respicientibus ramis ejus ad eam
-22 De vertice ramorum ejus tenerum distring.
19-14 Egressus est ignis de virga ramorum ejus
31- 3 Pulcher ramis, et frondibus nemorosus
- 5 Elevati sunt rami ejus præ aquis multis
- 6 In ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia
-12 In cunctis convallibus corruent rami ejus
-13 Et in ramis ejus fuerunt universæ bestiæ
36- 8 Montes Israël, ramos vestros germinetis
Dan. 4- 9 In ramis ejus conservabantur volucres cœli
-11 Succidite arborem, et præcidite ramos ejus
Fugiant... et volucres de ramis ejus
-18 Rami ejus pulcherrimi, et fructus ej. nimius
Et in ramis ejus commorantes aves cœli
Osee. 14- 7 Ibunt rami ejus, et erit quasi oliva gloria ej.
Joel. 1- 7 Albi facti sunt rami ejus
1 Mac. 13-51 Intraverunt... cum laude, et ramis palmar.
2 Mac. 10- 7 Ramos virides et palmas præferebant ei
Matth. 13-32 Ita ut volucres... habitent in ramis ejus
21- 8 Alii autem cædebant ramos de arboribus
24-32 Cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia
Marc. 4-32 Ascendit... et facit ramos magnos
13-28 Cum jam ramus ejus tener fuerit
Luc. 13-19 Volucres cœli requieverunt in ramis ejus
Joan. 12-13 Acceperunt ramos palmar., et processerunt

Rom. 11-16 Et si radix sancta, et rami
-17 Quod si aliqui ex ramis fracti sunt
-18 Noli gloriari adversus ramos
-19 Dices ergo : Fracti sunt rami ut ego inserar
-21 Si e. Deus naturalibus ramis non pepercit

RAMUSCULI.

Isai. 18- 5 Præcidentur ramusculi ejus falcibus

RANA.

Ranæ instinctu divinitus insito, vel ab Angelis actæ, plagam induxerunt duriorem sanguinis plaga. Ranæ enim omnia occupabant, inficiebant, et coaxatione obtundebant, morientes et vivæ fœtore complebant, sedentibus, ambulantibus, cubantibus infestæ.

Exod. 8- 2 Ego percutiam omnes terminos tuos ranis
- 3 Et ebulliet fluvius ranas : quæ ascendent
- 4 Ad omnes servos tuos intrabunt ranæ
- 5 Et educ ranas super terram Ægypti
- 6 Ascenderunt ranæ, operueruntque terram
- 7 Eduxeruntque ranas super terram Ægypti
- 8 Orate Dominum ut auferat ranas a me
- 9 Ut abigantur ranæ a te et a domo tua
-11 Et recedent ranæ a te et a domo tua
-12 Clamavit Moyses... pro sponsione ranarum
-13 Et mortuæ sunt ranæ de domibus et de villis
Psal. 77-45 Misit... et ranam, et disperdidit eos
104-30 Edidit terra eorum ranas in penetralibus
Sap. 19-10 Eructavit fluvius multitudinem ranarum
Apoc. 16-13 Vidi... spiritus tres immundos in modum ranarum

RAPAX.

Gen. 49-27 Benjamin lupus rapax, mane comedet
Matth. 7-15 Intrinsecus autem sunt lupi rapaces
Act. 20-29 Scio quoniam intrabunt..lupi rapaces in vos
1 Cor. 5-10 Aut avaris, aut rapacibus, aut idolis serv.
-11 Aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax
6-10 Neque rapaces regnum Dei possidebunt

RAPHA I.

Filius Beria filii Ephraim, qui Genes. 46-21 *dicitur Echi.*

1 Par. 7-25 Porro filius ejus Rapha, et Reseph, et Thale

RAPHA II. *Quintus filius Benjamin.*

1 Par. 8- 2 Nohaa quartum, et Rapha quintum

RAPHA III. *Filius Baana.*

1 Par. 8-37 Mosa genuit Baana, cujus filius fuit Rapha

RAPHA IV.

Vid. ARAPHA. *Idem enim est gigas.*

1 Par. 20- 6 Qui et ipse de Rapha fuerat stirpe generatus
- 7 Hi sunt filii Rapha in Geth, qui ceciderunt

RAPHAEL. *Filius Semeiæ.*

1 Par. 26- 7 Filii ergo Semeiæ : Othni et Raphael

RAPHAEL.

Unus e septem Angelis qui astant ante Dominum semper, et sunt cæteris Angelis præstantiores, majorique dignitate præditi. Raphael personam et formam Azariæ filii Ananiæ Magni præ se ferens, occurrit Tobiæ juniori, qui eum ad patrem introduxit. Raphael, viso Tobia patre, sanitatem ei promisit restituendam, et profectus comes Tobiæ junioris ad Gabelum, indicavit ad quæ medicamenta cor piscis cujusdam in fluvio capti, fel et jecur conferre poterunt. Cum advenissent ambo amici viatores in Rages civitatem Medorum, Raphael Tobiam exhortans ad conjugium Saræ quæ jam successive septem habuerat maritos, docuit eum sanctitatem nuptiarum. Quibus celebratis, Raphael rogatu Tobiæ solus perrexit ad Gabelum a quo, reddito chirographo, pecuniam recepit debitam Tobiæ patri. Tandem cum essent regressi, et cum jam ageretur de mercede pro itinere, pro pecunia recepta, pro nuptiis Tobiæ cum Sara, pro sanitate oculorum restituta, aperuit Raphael omnem gestæ rei et conditionis suæ veritatem; et his dictis, ab aspectu eorum ablatus est, et ultra cum videre non potuerunt.

Tobiæ. 3-25 Missus est Angelus Dom. sanctus Raphaël
5-17 Cui Raphaël Angelus dixit : Genus quæris
6-16 Tunc Angelus Raphael dixit ei : Audi me
8- 3 Tunc Raphaël Angelus apprehendit dæmon.
9- 6 Tunc Raphaël assumens quatuor ex servis
11- 4 Dixit Raphaël ad Tobiam : Tolle tecum
- 7 Dixitque Raphaël ad Tobiam
12-15 Ego enim sum Raphaël Angelus

RAPHAIA I.

Filius Jeseiæ filii Phaltiæ, paterque Arnan, e stirpe Zorobabel.

1 Par. 3-21 Phaltias pater Jeseiæ, cujus filius Raphaïa

RAPHAIA II.

Filius tertius Jesi, in tribu Simeon.

1 Par. 4-42 Habentes principes... Raphaïam et Oziel

RAPHAIA III.

Filius secundus Thola filii primogeniti Issachar.

1 Par. 7- 2 Filii Thola : Ozi, et Raphaïa, et Jeriel

RAPHAIA IV. *Filius Banaa.*

1 Par. 9-43 Baana : cujus filius Raphaïa, genuit Elasa

RAPHAIA V.

Filius Hur, princepsque vici dimidii Jerusalem.

2 Esdr. 3- 9 Juxta eum ædificavit Raphaïa filius Hur

RAPHAIM.

Hæc vox gigantes significat, et in Scripturis designat : 1° gigantes habitantes in terra Basan, quæ ideo dicta est terra Gigantum, Deut. 3-13; *2° gigantes qui habitabant citra Jordanem; 3° populos quos Moabitæ Emim, Ammonitæ Zomzommim vocabant. Item nomen est vallis juxta Jerusalem, et dicitur vallis Allophylorum. Eadem quæ Sephela dicitur, forsan latius patens ad Austrum.*

Gen. 14- 5 Percusseruntque Raphaïm in Astarothcarn.
15-20 Et Hethæos, et Pherezæos, Raphaïm quoq.
Josue. 12- 4 Terminus Og regis Basan, de reliquiis Raphaïm
13-12 Ipse (Og) fuit de reliquiis Raphaïm
15- 8 In summitate vallis Raphaïm contra Aquil.
17-15 Succide tibi spatia in terra Pher. et Raphaïm
18-16 In extrema parte vallis Raphaïm
2 Reg. 5-18 Philisthiim... diffusi sunt in valle Raphaïm
-22 Et diffusi sunt in valle Raphaïm
1 Par. 11-15 Phil. fuerant castrametati in valle Raphaïm
14- 9 Phil. venientes, diffusi sunt in valle Raphaïm
20- 4 Percussit... Saphaï de genere Raphaïm
Isai. 17- 5 Erit sicut quærens spicas in valle Raphaïm

RAPHAIM.

Inter majores Judith filiæ Merari invenitur.

Judith. 8- 1 Filii Raphaïm, filii Achitob, filii Melchiæ

RAPHIDIM.

Regio in solitudine, non procul ab Horeb monte, ubi undecima Israelitarum mansio fuit, juxta montem Sinai, in quo petra dedit aquas, et victus est Amalec. Hic locus dictus quoque est Massa, id est, Tentatio, ex tentatione et murmure Hebræorum.

Exod. 17- 1 Castrametati sunt in Raphidim, ubi non erat aqua
- 8 Et pugnabat contra Israël in Raphidim
19- 2 Nam profecti de Raphidim, et pervenientes
Num. 33-14 De Alus, in Raphidim fixere tentoria
-15 Profectiq. de Raphidim, castrametati sunt

RAPHON.

Eum locum Adrichomius in tribu Gad putat esse Jaboc, vel Jeboc, quo dividebatur tribus Gad a tribu Manasse, trans Jordanem. Urbem fuisse Josephus affirmat.

1 Mac. 5-37 Castra posuit contra Raphon trans torrent.

RAPHU.

Pater Phalti, de stirpe Benjamin.

Num. 13-10 De tribu Benjamin, Phalti filium Raphu

RAPIDUS.

Dan. 7-10 Fluvius igneus rapidusque egrediebatur

RAPINA.

4 Reg. 21-14 Eruntque in vastitatem, et in rapinam
1 Esdr. 9- 7 Traditi sumus... in captivit. et in rapinam
Judith. 8-19 Pro quo scelere dati sunt in gladium et in rapinam
Psal. 61-11 Et rapinas nolite concupiscere
Prov. 21- 7 Rapinæ impiorum detrahent eos
24- 2 Quia rapinas meditatur mens eorum
Eccli. 16-14 Non effugiet in rapina peccator
Isai. 3-14 Et rapina pauperis in domo vestra
33-23 Claudi diripient rapinam
42-22 Facti sunt in rapinam, nec est qui eruat
61- 8 Et odio habens rapinam in holocausto
Ezech. 18-12 Rapientem rapinas, pignus non reddentem
-16 Pignus non retin., et rapinam non rapuerit
23-46 Et trade eas in tumultum et in rapinam
33-15 Et pignus restituerit ille impius, rapinamque reddiderit
34- 8 Quod facti sunt greges mei in rapinam
-22 Salvabo gregem meum, et non erit ultra in rapinam
-28 Et non erunt ultra in rapinam in gentibus
45- 9 Iniquitatem et rapinas intermittite
Dan. 11-24 Rapinas, et prædam, et divitias eor. dissip.
-33 Et in captivitate et in rapina dierum
Amos. 3-10 Thesaurizantes iniquitatem et rapinas
Mich. 4-13 Et interficies Domino rapinas eorum
Nahum. 2-12 Implevit præda... et cubile suum rapina
3- 1 Non recedet a te rapina
Habac. 2- 7 Suscitab. lacerantes te, et eris in rapinam
Malac. 1-13 Intulistis de rapinis claudum et languidum
Matth. 23-25 Intus a. pleni estis rapina et immunditia
Luc. 11-39 Quod a. intus est vestr., plenum est rapina
Philip. 2- 6 Non rapinam arbitratus est esse se æqualem
Hebr. 10-34 Et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis

RAPIO.

Gen. 34- 2 Et rapuit, et dormivit cum illa
Num. 31-53 Unusq. e. quod in præda rapuerat, suum erat
Deut. 28-31 Asinus tuus rapiatur in conspectu tuo
Judic. 21-21 Et rapite ex eis singuli uxores singulas
-22 Non enim rapuerunt eas jure bellantium
-23 Rapuerunt sibi de his quæ ducebant choros
1 Reg. 19-14 Misit a. Saül apparitores, qui raperent David
-20 Misit ergo Saül lictores, ut raperent David
20-30 Dixit ei : Fili mulieris virum ultro rapientis
30-19 Et quæcumque rapuerant, omnia reduxit
2 Reg. 17- 8 Veluti si ursa raptis catulis in saltu sæviat
3 Reg. 20-33 Et festinantes rapuerunt verbum ex ore ej.
1 Par. 11-23 Et rapuit hastam, quam tenebat manu
Tobiæ. 2- 9 Rapiebat corpora occisorum, et occultabat
Judith. 16-11 Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus
Job. 5- 5 Famelicus comedet, et ipsum rapiet armatus
13-25 Contra folium quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam
20- 2 Et mens in diversa rapitur
-19 Domum rapuit, et non ædificavit eam
27- 8 Quæ est enim spes hypocritæ si avare rapiat
-21 Et velut turbo rapiet eum de loco suo
30- 5 Qui de convallibus ista rapientes
Psal. 7- 3 Nequando rapiat ut leo animam meam
H. 10- 9 Insidiatur ut rapiat pauperem : rapere pauperem dum attrahit eum
21-14 Sicut leo rapiens et rugiens
49-22 Nequando rapiat, et non sit qui eripiat
68- 5 Quæ non rapui, tunc exolvebam
103-21 Catuli leonum rugientes, ut rapiant
Prov. 1-19 Sic semitæ omnis avari, animas possidentium rapiunt
4-16 Rapitur somnus ab eis, nisi supplantaverint
11-24 Rapiunt non sua, et semper in egestate sunt
17-12 Expedit magis ursæ occurr., raptis fœtibus
19-19 Et cum rapuerit, aliud apponet
Sap. 4-11 Raptus est ne malitia mutaret intellectum ej.
14-15 Cito sibi rapti filii fecit imaginem
Isai. 17-13 Rapietur sicut pulvis montium a facie venti
41- 2 Sicut stipulam vento raptam arcui ejus
Jerem. 49- 9 Si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret
Ezech. 18- 7 Pignus debitori redd., per vim nihil rapuerit
-12 Rapientem rapinas, pignus non reddentem
-16 Pignus non retin., et rapinam non rapuerit
22-25 Sicut leo rugiens, rapiensque prædam
-27 Quasi lupi rapientes prædam ad effundend.
-29 Populi terræ... rapiebant violenter
Dan. 2-35 In favill. æstivæ areæ, quæ rapta sunt vento
Osee. 13- 3 Sicut pulvis turbine raptus ex area
- 8 Occurram eis quasi ursa raptis catulis
Amos. 4-11 Et facti estis quasi torris raptus ab incendio
Mich. 2- 2 Et violenter tulerunt, et rapuerunt domos
1 Mac. 7-29 Et hostes parati erant rapere Judam
2 Mac. 3-27 Multa caligine circumfusum rapuerunt
Matth. 11-12 Et violenti rapiunt illud
13-19 Et rapit quod seminatum est in corde ejus
Joan. 6-15 Quia venturi essent ut raperent eum
10-12 Et lupus rapit, et dispergit oves
-28 Et non rapiet eas quisquam de manu mea
-29 Et nemo potest rapere de manu Patris mei
Act. 6-12 Concurrentes rapuerunt eum, et adduxer.
8-39 Spiritus Domini rapuit Philippum
19-29 Rapto Gaio et Aristarcho Macedonibus
23-10 Jussit... rapere eum de medio eorum
2 Cor. 12- 2 Raptum hujusmodi usq. ad tertium cœlum
- 4 Quoniam raptus est in paradisum
1 Thes. 4-16 Simul rapiemur cum illis in nubibus
Judæ. -23 Illos vero salvate, de igne rapientes
Apoc. 12- 5 Et raptus est filius ejus ad Deum

RAPTIM.

Job. 6-15 Sicut torrens qui raptim transit in convallib.

RAPTOR. *Verbum.*

Jerem. 13-24 Stipulam, quæ vento raptatur in deserto

RAPTORES.

Luc. 18-11 Sicut cæteri hominum : raptores, injusti

RASIN I.

Anno mundi 3495, ante J. Ch. 559. Rex Syriæ quem suscitavit Dominus ut præliaretur adversus Achaz regem Juda, et obsideret eum in Jerusalem. Interea vero Theglath-Phalasar rex Assyriorum ascendit in Damascum civitatem regiam Rasin, vastavit eam, et transtulit habitatores ejus Cyrenen, interfecitque Rasin, qui ut regnum suum vastari cognovit, Damascum versus exercitum moverat et cum Assyriorum rege infeliciter conflixerat.

4 Reg. 15-37 Cœpit Do. mittere in Judam, Rasin regem
16- 5 Tunc ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee
- 6 Restituit Rasin rex Syriæ Ailam Syriæ
- 9 Ascendit e. rex Assyr... Rasin a. interfecit
Isai. 7- 1 Ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee
- 4 In ira furoris Rasin regis Syriæ
- 8 Caput Syriæ Dam., et caput Damasci Rasin
8- 6 Assumpsit magis Rasin et filium Romeliæ
9-11 Et elevabit Dom. hostes Rasin super eum

RASIN II.

Princeps Nathinæorum qui ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-48 Filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam
2 Esdr. 7-50 Filii Raaïa, filii Rasin, filii Necoda

RASURA.

Levit. 14-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem

RATA. *Substant.*

Jerem. 32-11 Et stipulationes, et rata, et signa forinsecus

RATIO.

Levit. 25-50 Juxta annor. numerum et rationem mercen.
-52 Ponet rationem cum eo juxta ann. numerum
Num. 23- 8 Qua ratione detester, quem Dominus non detestatur ?
4 Reg. 12-15 Et non fiebat ratio iis hominibus
Tobiæ. 10-10 Et ille eum nulla ratione vellet audire
Job. 38-33 Et pones rationem ejus in terra ?
-37 Quis enarrabit cœlorum rationem ?
Eccle. 7-26 Et quærerem sapientiam et rationem
-28 Ecce hoc inveni... ut invenirem rationem
8-17 Nullam possit homo invenire rationem eor.
9-10 Quia nec opus, nec ratio, nec sapientia
11- 5 Et qua ratione compingantur ossa in ventre
Sap. 17- 9 Aër. quem nulla ratione quis effugere posset
Eccli. 14- 3 Viro cupido et tenaci sine ratione est subst.
Dan. 6- 2 Ut satrapæ illis redderent rationem
1 Mac. 10-40 Quindecim millia sicl... de rationibus regis
-42 Quæ accipiebant de sanctorum ratione
-44 Sumptus dabuntur de ratione regis
-45 Sumptus dabuntur de ratione regis
-63 Nec quisquam ei molestus sit de ulla ratione
13-15 Quod debebat frater tuus... in ratione regis
2 Mac. 3- 6 Quæ non pertinent ad rationem sacrificior.
13-26 Exposuit rationem, et populum sedavit
Matth. 12-36 Reddent rationem de eo in die judicii
18-23 Qui voluit rationem ponere cum servis suis
-24 Et cum cœpisset rationem ponere
25-19 Et posuit rationem cum eis
Luc. 16- 2 Redde rationem villicationis tuæ
Act. 19-33 Volebat reddere rationem populo
-40 De quo possimus reddere rationem
22- 1 Audite quam ad vos nunc reddo rationem
25- 8 Paulo rationem reddente : Quoniam neque
-27 Sine ratione e. mihi videtur mittere vinctum
26- 1 Tunc Paulus... cœpit rationem reddere
-24 Hæc loquente eo, et rationem reddente
Rom. 12- 6 Sive prophetiam secundum rationem fidei
14-12 Unusq. nostrum pro se rationem reddet Deo
1 Cor. 15- 2 Qua ratione prædicaverim vobis
Philip. 4-15 Communicavit in ratione dati et accepti
-17 Requiro fruct. abundantem in ratione vest.
Colos. 2-23 Quæ sunt rationem quid. habentia sapientiæ
Hebr. 13-17 Quasi rationem pro animabus v. reddituri
1 Petr. 3-15 Poscenti vos rationem de ea, quæ in vobis est, spe
4- 5 Qui reddent rationem ei, qui paratus est judicare vivos et mortuos

RATIONABILIS, E.

Job. 32- 3 Non invenissent responsionem rationabilem
Rom. 12- 1 Rationabile obsequium vestrum
1 Petr. 2- 2 Rationabile, sine dolo lac concupiscite

RATIONALE. *Substant.*

Exod. 25- 7 Et gemmas ad ornand. ephod ac rationale
28- 4 Quæ facient : Rationale, et superhumerale
-15 Rationale q. judicii facies opere polymito
-22 Facies in rationali catenas sibi invicem coh.
-23 Quos pones in utraque rationalis summitate
-25 Latere superhumer. quod rationale respicit
-26 Quos pones in summitatibus rationalis
-28 Et stringatur rationale annulis suis
Rationale et superhum. nequeant separari
-29 In rationali judicii super pectus suum
-30 Pones autem in rationali judicii doctrinam
29- 5 Indues Aaron... superhumerali et rationali
35- 9 Ad ornatum superhumeralis et rationalis
-27 Et gemmas ad superhumerale et rationale
39- 8 Fecit et rationale opere polymito
-15 Fecerunt in rationali et catenulas
-16 Annulos posuerunt in utroq. latere rationalis
-18 Ut superh. et rationale mutuo necterentur
Levit. 8- 8 Quod astringens cingulo aptavit rationali

RATIS.

3 Reg. 5- 9 Et ego componam ea in ratibus in mari
2 Par. 2-16 Applicabimus ea ratibus per mare in Joppe
Sap. 14- 5 Et transeuntes mare per ratem liberati sunt
- 6 Spes orbis terrarum ad ratem confugiens

RAUCÆ.

Psal. 68- 4 Laboravi clamans, raucæ factæ s. fauces meæ

RAZIAS.

Unus de senioribus Hierosolymitani senatus, qui delatus est Nicanori, vir amator civitatis, bonæ et secundæ famæ, qui pro affectu pater Judæorum appellabatur. Magna cum virtute et magnanimitate vitam sibi eripuit, eligens nobiliter mori quam subditus fieri peccatoribus.

2 Mac. 14-37 Razias a. quidam de senioribus ab Jerosol.

RAZON.

Filius Eliada, quem suscitavit Dominus adversus Salomonem.

3 Reg. 11-23 Suscitavit quoq. ei Deus adversarium Razon

REÆDIFICO.

Tobiæ. 13-12 Ut reædificet in te tabernaculum suum
14- 7 Et domus Dei... iterum reædificabitur
Amos. 9-11 Et reædificabo aperturas murorum ejus
Et reædificabo illud sicut in diebus antiquis
Matth. 26-61 Possum... et post triduum reædificare illud
27-40 Vah, qui destruis templum Dei, et in triduo illud reædificas
Marc. 15-29 Templum Dei, et in tribus diebus reædificas
Act. 15-16 Revertar, et reædificabo tabernac. David
Et diruta ejus reædificabo : et erigam illud

REATUS.

Exod. 32-35 Percussit ergo Dom. popul. pro reatu vituli
Deut. 21- 8 Et auferetur ab eis reatus sanguinis

REBE.

Princeps Madianitarum, quem Phinees expugnavit et interfecit.

Num. 31- 8 Evi, et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe
Josue. 13-21 Recem, et Sur, et Hur, et Rebe duces Sehon

REBECCA.

Filia Bathuel filii Nachor, quæ ex uno concubitu Isaac, Jacob et Esaü concepit. Ejus consilio et astutia præripuit Jacob benedictionem Esaü; quæ et consuluit ipsi Jacob ut in Mesopotamiam fugeret, ne occideretur a fratre.

Gen. 22-23 Ac Bathuël, de quo nata est Rebecca
24-15 Et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuël
-29 Habebat a. Rebecca fratrem nomine Laban
-45 Apparuit Rebecca veniens cum hydria
-51 En Rebecca coram te est, tolle eam
-53 Dedit ea Rebeccæ pro munere
-61 Rebecca et puellæ illius... secutæ sunt vir.
-64 Rebecca quoque, conspecto Isaac, descendit
25-20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelis
-21 Exaudivit eum, et dedit conceptum Rebeccæ
-28 Et Rebecca diligebat Jacob
26- 8 Vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua
-35 Quæ ambæ offenderant animum Isaac et Rebeccæ
27- 5 Quod cum audisset Rebecca, et ille abiisset
-42 Nuntiata sunt hæc Rebeccæ : Quæ mittens
-46 Dixitque Rebecca ad Isaac : Tædet me vitæ
28- 5 Laban fil. Bathuël Syri, fratrem Rebeccæ
29-12 Quod frater esset patris sui, et filius Rebeccæ
35- 8 Eodem tempore mortua est Debora nutrix Rebeccæ
Gen. 49-31 Ibi sepultus est Isaac cum Rebecca conjug.
Rom. 9-10 Sed et Rebecca ex uno concubitu habens

REBELLIO.

3 Reg. 11-27 Et hæc est causa rebellionis adversus eum

REBELLIS.

Num. 14- 9 Nolite rebelles esse contra Dominum
15-30 Quoniam adversus Dominum rebellis fuit
17-10 Ut servetur ibi in signum rebellium
20-10 Dixitque eis : Audite, rebelles et increduli
Deut. 9-24 Semper fuistis rebelles a die qua nosse vos cœpi
1 Esdr. 4-12 Venerunt in Jerusalem civitatem rebellem
-15 Scies quoniam urbs illa, urbs rebellis est
Esth. 13- 5 Videntes unam gentem rebellem adv. omne
Job. 24-13 Fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ejus
Isai. 41-12 Quæres eos, et non invenies, viros rebelles

REBELLO.

Num. 26- 9 Quando adversus Dominum rebellaverunt
3 Reg. 16- 9 Rebellavit contra eum servus suus Zambri
-16 Cumque audisset rebellasse Zambri
4 Reg. 17- 4 Quod rebellare nitens misisset nuntios
18- 7 Rebellavit quoque contra regem Assyriorum
-20 In quo confidis, ut audeas rebellare ?
24- 1 Et rursum rebellavit contra eum
2 Par. 13- 6 Rebellavit (*Jeroboam*) contra dominum s.
21- 8 Rebellavit Edom, ne esset subditus Judæ
-10 Rebellavit Edom, ne esset sub ditione Juda
1 Esdr. 4-19 A diebus antiquis adversum reges rebellat
2 Esdr. 2-19 Numquid contra regem vos rebellatis ?
6- 6 Quod tu et Judæi cogitetis rebellare
Isai. 36- 5 Quo consilio vel fortit. rebellare disponis ?
Amos. 7-10 Rebellavit contra te Amos in medio domus
1 Mac. 11-14 Quia rebellabant qui erant in locis illis
2 Mac. 13-23 Ut autem cognovit rebellasse Philippum

REBLA.

Hæc civitas sita est, ut ait sacer textus, in terra Emath, in tribu scilicet Nephthali, ad montem Libanum, juxta fluvii Jordanis initia. Adrichomius eamdem facit Reblam cum Reblatha. Sanctus tamen Hieronymus diversam fuisse existimat. Inde victor Pharao adductum Joachaz regem Juda transtulit in Ægyptum.

Num. 34-11 Descendent termini in Rebla contra fontem
4 Reg. 23-33 Vinxitque eum Pharao Nechao in Rebla

REBLATHA.

Civitas Syriæ, quæ postea, ut tradit sanctus Hieronymus, Antiochia dicta est, in regione Babyloniorum. Eadem tamen videtur esse cum Rebla. Vid. supra.

4 Reg. 25- 6 Regem duxerunt ad regem Babylonis in Reblatha
-20 Duxit ad regem Babylonis in Reblatha
-21 Interfecit eos in Reblatha in terra Emath
Jerem. 39- 5 Adduxerunt ad Nabuchodonosor regem Babylonis in Reblatha
- 6 Occidit... filios Sedeciæ in Reblatha
52- 9 Adduxerunt eum ad regem Babylonis in Reblatha
-10 Omnes principes Juda occidit in Reblatha
-26 Duxit eos ad regem Babylonis in Reblatha
-27 Et interfecit eos in Reblatha in terra Emath

REBMAG.

Unus e principibus regis Babyloniorum.

Jerem. 39- 3 Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag
-13 Neregel, et Sereser, et Rebmag

REBOO.

Fere omnes Bibliorum editiones pro hac voce habent verbum resonabat ; *ideo idem textus etiam legetur sub verbo* resonare.

1 Reg. 14-19 Crescebatque paulatim, et clarius reboabat

RECALCITRO.

Deut. 32-15 Incrassatus est dilectus, et recalcitravit

RECALVASTER.

Levit. 13-41 Si a fronte ceciderint pili, recalvaster et mundus est

RECALVATIO.

Levit. 13-42 Sin a... in recalvatione albus vel rufus color

RECCATH. *Urbs in tribu Nephthali.*

Josue. 19-35 Civitates munitissimæ.. Reccath et Cenereth

RECEDO.

Gen. 13- 9 Recede a me, obsecro : si ad sinistram ieris
-11 Elegitque sibi Lot... et recessit ab Oriente

Gen. 14- 4 Tertio decimo anno recesserunt ab eo
19- 9 At illi dixerunt : Recede illuc
26-16 Recede a nobis, quoniam potentior nobis
31-49 Judicet Do. inter nos quando recesserimus
34-17 Tollemus filiam nostram, et recedemus
35- 5 Et non sunt ausi persequi recedentes
-13 Et recessit ab eo
36- 6 Recessitque a fratre suo Jacob
37-17 Dixitque ei vir : Recesserunt de loco isto
Exod. 8-11 Et recedent ranæ a te et a domo tua
-29 Et recedet musca a Pharaone et a servis suis
10-28 Recede a me, et cave ne ultra videas faciem
14-12 Recede a nobis, ut serviamus Ægyptiis
24-11 Qui procul recesserant de filiis Israël
32- 8 Recesserunt cito de via, quam ostendisti eis
33-11 Josuë fil. Nun, puer, non recedebat de tab.
Num. 9-21 Si post diem et noctem recessisset, dissipabant tentoria
-22 Statim a. ut recessisset, movebant castra
12-10 Nubes quoque recessit, quæ erat super tab.
14- 9 Recessit ab eis omne præsidium
-44 Arca... et Moyses non recesserunt de castris
16-26 Recedite a tabernaculis hominum impior.
-27 Cumque recessissent a tentoriis eorum
-45 Recedite de medio hujus multitudinis
Deut. 11-16 Cavete ne... recedatis a Domino
-28 Sed recesseritis de via, quam ego nunc ost.
32-15 Et recessit a Deo salutari suo
Josue. 1- 8 Non recedat volumen legis hujus ab ore tuo
8- 4 Nec longius recedatis : et eritis omnes parati
-16 Cumque recessissent a civitate
22-16 Cur reliquistis Dominum... a cultu illius recedentes ?
-19 Et a nostro consortio non recedatis
-29 Absit a nobis hoc scelus, ut recedamus a Do.
Judic. 4-11 Haber a. Cinæus recesserat quondam a cæt.
6-18 Nec recedas hinc, donec revertar ad te
7- 3 Recesseruntque de monte Galaad
16-17 Recedet a me fortitudo mea, et deficiam
-20 Nesciens quod recessisset ab eo Dominus
19-26 At mulier, recedentibus tenebris, venit
20- 8 Non recedemus in tabernacula nostra
Ruth. 2- 8 Nec recedas ab hoc loco : sed jungere puellis
1 Reg. 2- 3 Recedant vetera de ore vestro
6- 3 Scietis quare non recedat manus ejus a vobis
12-20 Verumtamen nolite recedere a tergo Dom.
14-46 Recessitq. Saül, nec persecutus est Philisth.
15- 6 Dixitque Saül Cinæo : Abite, recedite
Et recessit Cinæus de medio Amalec
16-14 Spiritus autem Domini recessit a Saül
-23 Recedebat enim ab eo spiritus malus
18-12 Quod Dom. esset cum eo, et a se recessisset
28-15 Deus recessit a me, et exaudire me noluit
-16 Cum Dominus recesserit a te
30-22 Quos cum acceperint, recedant
2 Reg. 2-22 Recede, noli me sequi, ne compellar confodere te
-27 Mane recessisset populus perseq. fratrem s.
3-24 Quare dimisisti eum, et abiit, et recessit ?
12-10 Quamobrem non recedet gladius de domo t.
20-21 Tradite illum solum, et recedemus a civitate
-22 Et ille cecinit tuba, et recesserunt ab urbe
3 Reg. 12-19 Recessitque Israël a domo David
15-19 Peto ut... recedat a me (*Baasa*)
17- 3 Recede hinc, et vade contra Orientem
18-12 Cumque recessero a te, Spiritus Domini
20-34 Et ego fœderatus recedam a te
-36 Recedes a me, et percutiet te leo
Cumque paululum recessisset ab eo
4 Reg. 3- 3 In peccatis... adhæsit, nec recessit ab eis
- 7 Dicens : Rex Moab recessit a me
-27 Statimque recesserunt ab eo, et reversi sunt
5-11 Iratus Naaman recedebat, dicens : Putabam
8-14 Qui cum recessisset ab Eliseo
-20 In dieb. ej. recessit Edom, ne esset sub Juda
-22 Recessit ergo Edom, ne esset sub Juda
Tunc recessit et Lobna in tempore illo
10-29 Verumtamen a pecc. Jerob... non recessit
-31 Non enim recessit a peccatis Jeroboam
12-18 Misitq. Hazaëli regi Syriæ, et recessit ab Jer.
13- 6 Non recesserunt a peccatis domus Jeroboam
14-24 Non recessit ab omnibus peccatis Jeroboam
15- 9 Non recessit a peccatis Jeroboam
-18 Non recessit a peccatis Jeroboam
-24 Non recessit a peccatis Jeroboam
-28 Non recessit a peccatis Jeroboam
17-22 Et non recesserunt ab eis
18- 6 Adhæsit Dom., et non recessit a vestigiis ejus
-14 Dicens : Peccavi, recede a me
19- 8 Audierat enim quod recessisset de Lachis
-35 Vidit omnia corpora mortuorum : et recedens abiit
24-20 Recessitque Sedecias a rege Babylonis
1 Par. 14-14 Non ascendas post eos, recede ab eis
2 Par. 10-19 Recessitque Israël a domo David
2 Par. 12- 9 Recessit itaque Sesac rex Ægypti ab Jerus.
16- 3 Ut... facias eum (*Baasa*) a me recedere
21-10 Eo tempore et Lobna recessit
25-27 Qui postquam recessit a Domino
30- 7 Qui recesserunt a Dom. Deo patrum suorum
34-33 Non recesserunt a Do. Deo patrum suorum
36-13 A rege quoque Nabuchodonosor recessit
1 Esdr. 6- 6 Qui estis trans flumen, procul recedite ab illis
2 Esdr. 9-19 Columna nubis non recessit ab eis per diem
-26 Recesserunt a te, et projecerunt legem tuam
-29 Et dederunt humerum recedentem
Tobiæ. 4-23 Recesserimus ab omni peccato, et fecerimus
Judith. 5-17 Nisi quando recessit a cultu Domini
-19 Pœnituerunt se recessisse a cultu Dei sui
-22 Cum recessissent a via, quam dederat illis D.
11- 3 Qua ex causa recessisti ab illis ?
13-25 Ut non recedat laus tua de ore hominum
Job. 1- 1 Timens Deum, et recedens a malo
- 8 Timens Deum, et recedens a malo
2- 3 Timens Deum, et recedens a malo
6-13 Et necessarii quoque mei recesserunt a me
14- 6 Recede paululum ab eo, ut quiescat
-11 Quomodo si recedant aquæ de mari
15-30 Non recedet de tenebris
16- 7 Et si tacuero, non recedet a me
19-13 Et noti mei quasi alieni recesserunt a me
-18 Et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi
21-14 Qui dixerunt Deo : Recede a nobis
22-17 Qui dicebant Deo : Recede a nobis
23-12 A mandatis labiorum ejus non recessi
27- 5 Donec deficiam, non recedam ab innocentia
28-28 Et recedere a malo, intelligentia
34-27 Qui quasi de industria recesserunt ab eo
Ps. H. 10- 1 Ut quid, Domine, recessisti longe
43-19 Et non recessit retro cor nostrum
Prov. 3- 7 Time Deum, et recede a malo
4-21 Ne recedant ab oculis tuis, custodi ea
5- 7 Et ne recedas a verbis oris mei
17-13 Non recedet malum de domo ejus
18- 1 Occasion. quærit qui vult recedere ab amico
19- 7 Insuper et amici procul recesserunt ab eo
20-14 Et cum recesserit, tunc gloriabitur
22- 5 Custos autem animæ suæ longe recedit ab eis
- 6 Etiam cum senuerit, non recedet ab ea
Eccle. 7-24 Sapiens efficiar : et ipsa longius recessit a me
8- 3 Ne festines recedere a facie ejus
Cant. 2-11 Jam e. hyems transiit, imber abiit et recessit
Sap. 3-10 Qui neglexerunt justum, et a Do. recesserunt
10- 3 Ab hac ut recessit injustus in ira sua
Eccli. 10-15 Quoniam ab eo qui fecit illum, recessit cor ej.
35- 3 Et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitia
- 5 Beneplacitum est Domino recedere ab iniquitate : et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitia
39-13 Non recedet memoria ejus
48-16 Et non recesserunt a peccatis suis
Isai. 22- 4 Propterea dixi : Recedite a me, amare flebo
31- 6 Sicut in profundum recesseratis, filii Israël
36- 5 Super quem habes fiduciam, quia recessisti
52-11 Recedite, recedite, exite inde
54-10 Misericordia autem mea non recedet a te
-14 Recede procul a calumnia, quia non timebis
59-15 Et qui recessit a malo, prædæ patuit
-21 Verba mea quæ posui in ore t., non recedent
65- 5 Recede a me, non appropinques mihi
Jerem. 2-31 Quare ergo dixit pop. meus : Recessimus ?
3- 1 Et recedens ab eo, duxerit virum alterum
4-25 Et omne volatile cœli recessit
5-23 Recesserunt et abierunt
6- 8 Ne forte recedat anima mea a te
9- 2 Derelinquam populum m., et recedam ab eis
-10 Usque ad pecora transmigraverunt et recesserunt
17- 5 Et a Domino recedit cor ejus
-13 Recedentes a te, in terra scribentur
21- 2 Faciat Dom. nobiscum... et recedat a nobis
32-40 Timorem m. dabo... ut non recedant a me
34-21 Qui recesserunt a vobis
37- 4 Et audientes Chaldæi... recesserunt ab Jer.
- 8 Euntes abibunt, et recedent a nobis Chaldæi
-10 Ergo cum recessisset exercitus Chaldæorum
38-22 Demerserunt... in lubrico pedes tuos, et recesserunt a te
50- 8 Recedite de medio Babylonis
52- 3 Et recessit Sedecias a rege Babylonis
Thren. 4-15 Recedite, polluti, clamaverunt eis : recedite
Baruc. 1-19 Dissipati recessimus, ne audiremus vocem
3- 8 Qui recesserunt a te, Domine Deus noster
Ezech. 2- 3 Ad gentes apostatrices quæ recesserunt a me
6- 9 Cor eorum fornicans, et recedens a me
8- 6 Ut procul recedam a sanctuario meo?
11-15 Longe recedite a Dom., nobis data est terra
14- 5 Quo recesserunt a me in cunctis idolis suis
- 6 Convertimini : et recedite ab idolis vestris
Ezech. 17-15 Qui recedens ab eo, misit nuntios ad Ægypt.
23-18 Et recessit anima mea ab ea, sicut recesserat anima mea a sorore ejus
31-12 Et recedent de umbraculo ej. omnes populi
33-18 Cum enim recesserit justus a justitia sua
-19 Et cum recesserit impius ab impietate sua
44-10 Sed et Levitæ, qui longe recesserunt a me
Dan. 2- 5 Ait Chaldæis : Sermo recessit a me
- 8 Scientes quod recesserit a me sermo
3-29 Et inique egimus recedentes a te
6-18 Insuper et somnus recessit ab eo
9- 5 Peccavimus... impie egimus, et recessimus
- 9 Miseric. et propitiatio, quia recessimus a te
13-13 Et egressi recesserunt a se
Osee. 7-13 Væ eis, quoniam recesserunt a me
-14 Et vinum ruminabant, recesserunt a me
9-12 Sed et væ eis cum recessero ab eis
-15 Omnes principes eorum recedentes
Mich. 2- 4 Quomodo recedet a me, cum revertatur ?
Nahum. 3- 1 Non recedet a te rapina
Soph. 3-18 Nugas, qui a lege recesserant, congregabo
Zach. 7-11 Et averterunt scapulam recedentem
10-11 Humiliabitur superbia Assur, et sceptrum Ægypti recedet
Malac. 2- 8 Vos a. recessistis de via, et scandalizastis
3- 7 Recessistis a legitimis meis, et non custodistis
1 Mac. 1-12 Quia ex quo recessimus ab eis, invenerunt nos multa mala
-16 Et recesserunt a testamento sancto
6-10 Recessit somnus ab oculis meis
-32 Et recessit Judas ab arce
2 Mac. 1- 7 Ex quo recessit Jason a sancta terra
10-13 Eo quod etiam ab eo (*Antiocho*) recessisset
Matth. 2-13 Cum recessissent, ecce Angelus Do. apparuit
9-24 Recedite : non est enim mortua puella
12-15 Jesus autem sciens recessit inde
27- 5 Et projectis argenteis in templo, recessit
Luc. 4-13 Diabolus recessit ab illo usque ad tempus
8-13 Et in tempore tentationis recedunt
24-51 Recessit ab eis, et ferebatur in cœlum
Act. 19-12 Et recedebant ab eis languores
2 Joan. - 9 Omnis qui recedit, et non permanet in doct.
Apoc. 6-14 Et cœlum recessit sicut liber involutus

RECEM I.

Princeps Madianitarum, quem expugnavit et interfecit Phinees. Josephus scribit hunc Recem in Arabia condidisse urbem, a Græcis postea dictam Petram.

Num. 31- 8 Et reges eorum Evi, et Recem, et Sur, et Hur
Josue. 13-21 Et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe

RECEM II.

Filius tertius Hebron, paterque Sammai, e stirpe Caleb filii Hesron, in tribu Juda.

1 Par. 2-43 Filii Hebron, Core, et Taphua, et Recem
-44 Et Recem genuit Sammai

RECEM III vel RECEN.

Filius Sares filii Machir, in tribu Nephthali.

1 Par. 7-16 Et filii ejus, Ulam et Recen

RECEM. *Civitas in tribu Benjamin.*

Josue. 18-27 Et Recem, Jarephel, et Tharela

RECENS.

Num. 6- 3 Uvas recentes siccasque non comedent
Deut. 32-17 Recentesque venerunt, quos non coluerunt
Psal. 80-10 Non erit in te Deus recens, neque adorabis
Eccle. 1-10 Nec valet quisquam dicere : Ecce hoc recens est

RECENSEO.

Exod 30-12 Non erit plaga in eis cum fuerint recensiti
Num. 1-18 Recensentes eos per cognationes et domos
-22 Recensiti sunt per nomina et capita sing.
-24 Recensiti sunt per nomina singulorum
-27 Recensiti sunt septuaginta quatuor millia
-29 Recensiti sunt quinquaginta quatuor millia
-30 Recensiti sunt per nomina singulorum
-32 Recensiti sunt per nomina singulorum
-34 Recensiti sunt per nomina singulorum
-36 Recensiti sunt nominibus singulorum
-38 Recensiti sunt nominibus singulorum
-40 Recensiti sunt per nomina singulorum
-42 Recensiti sunt nominibus singulorum
2-16 Omnes qui recensiti sunt in castris Ruben
-23 Exercitus pugnatorum ejus qui recensiti s.
3-27 Hæ sunt familiæ Caathitarum recensitæ
-33 Et Musitæ recensiti per nomina sua
-42 Recensuit Moyses, sicut præceperat Dom.
4-29 Filios quoque Merari... recensebis
-34 Recensuerunt igitur Moyses et Aaron
-45 Quos recensuerunt Moyses et Aaron

Num. 4-46 Omnes qui recensiti sunt de Levitis, et quos recenseri fecit ad nomen Moyses et Aaron
-49 Juxta verbum Dom. recensuit eos Moyses
26-51 Ista est summa filiorum Isr. qui recensiti s.
-54 Sicut nunc recensiti sunt, tradetur possessio
-62 Quia non sunt recensiti inter filios Israël
31-49 Recensuimus numerum pugnatorum
Josue. 8-10 Surgensque diluculo recensuit socios
1 *Reg.* 11- 8 Et recensuit eos in Bezech
13-15 Et recensuit Saül populum
15- 2 Recensui quæcumque fecit Amalec Israëli
- 4 Et recensuit eos quasi agnos
3 *Reg.* 20-15 Recensuit ergo pueros principum provinc. Et recensuit post eos populum
-26 Recensuit Benadad Syros
-27 Porro filii Israël recensiti sunt
4 *Reg.* 3- 6 Et recensuit universum Israël
1 *Par.* 26-31 Quadrages. anno regni David recensiti sunt
27-24 Numerus eorum qui fuerant recensiti
2 *Par.* 25- 5 Et recensuit a viginti annis supra
1 *Esdr.* 4-15 Ut recenseas in libris historiarum patrum t.
-19 Et a me præceptum est : et recensuerunt
5-17 Recenseat in bibliotheca regis, quæ est in Babylone
6- 1 Recensuerunt in bibliotheca librorum
2 *Esdr.* 7- 1 Et recensui janitores, et cantores, et Levitas
- 5 Et magistratus, et vulgus, ut recenserem eos
12-43 Recensuerunt quoque in die illa viros

RECEPTACULA.

Exod. 27- 3 Atque fuscinulas et ignium receptacula
38- 3 Fuscinulas, uncinos, ignium receptacula
Num. 4-14 Id est, ignium receptacula, fuscinulas
Eccli. 1-21 Et receptacula a thesauris illius

RECEPTIBILES.

Eccli. 2- 5 Homines vero receptibiles in camino humil.

RECHA.

Videtur esse oppidi alicujus nomen, ut Lyranus tradit, et Abulensis. Dicuntur viri Recha, quod eorum familiæ Recham incoluerint.

1 *Par.* 4-12 Hi sunt viri Recha

RECHAB I.

Rechab et Baana erant principes ac duces regiæ cohortis, quæ Isboseth latera cingere solebat. Latini milites præsertim prætorianos latrones *non raro vocant, quasi laterones, quod principis latera cingant et tueantur. Cum ingressi fuissent domum Isboseth dormientis Rechab et Baana interfecerunt eum, et sublato capite ejus, attulerunt illud ad David. David autem rex jussit eos pro mercede interimi.*

2 *Reg.* 4- 2 Nomen uni Baana, et nomen alteri Rechab
- 5 Rechab et Baana ingressi sunt fervente die
- 6 Percusser. eum in inguine Rechab et Baana
- 9 Respondens a. David Rechab et Baana fratri

RECHAB II.

Filius Jonadab. Rechab genus ducebat ex Jethro socero Moysis, et Rechabitæ erant filii, aut posteri Jonadab filii Rechab, qui in ea familia clarissimus fuit. Ergo non erant Israelitæ Rechabitæ, sed posteri Madian filii Chus. Vid. Jonadab II.

4 *Reg.* 10-15 Invenit Jonadab filium Rechab in occursum
-23 Ingressusque Jehu et Jonadab filius Rechab
1 *Par.* 2-55 Qui venerunt de Calore patris domus Rechab
2 *Esdr.* 3-14 Portam Sterquilinii ædificavit Melchias filius Rechab
Jerem. 35- 6 Jonadab filius Rechab... præcepit nobis
- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
-14 Prævaluerunt sermones Jonadab fil. Rechab
-16 Firmaver. igitur filii Jonadab filii Rechab
-19 Non deficiet vir de stirpe Jon. filii Rechab

RECHABITÆ.

Jerem. 35- 2 Vade ad domum Rechabitarum
- 3 Et universam domum Rechabitarum
- 5 Coram filiis domus Rechabitarum
-18 Domui autem Rechabitarum dixit Jeremias

RECIDO.

Gen. 42-36 In me hæc omnia mala reciderunt
45-14 Cumq. amplex. recidisset in collum Benjam.

RECIPIO.

Gen. 4- 7 Nonne, si bene egeris, recipies ?
38-20 Ut reciperet pignus quod dederat mulieri
42-34 Ist. qui tenetur in vinculis recipere possitis
44-32 Qui in meam hunc recepi fidem
Levit. 10-20 Quod cum audisset Moyses, recepit satisf.
25-27 Sicque recipiet possessionem suam
Levit. 26-23 Nec sic volueritis recipere disciplinam
-31 Nec recipiam ultra odorem suavissimum
Num. 5- 8 Sin autem non fuerit qui recipiat
-31 Et illa recipiet iniquitatem suam
14-34 Quadrag. annis recipietis iniquitates vest.
17- 9 Et receperunt singuli virgas suas
Deut. 20-11 Si receperit, et aperuerit tibi portas
21- 4 Nunquam arata est, nec sementem recepit
22- 2 Quandiu quærat ea frater tuus, et recipiat
24- 4 Non poterit prior maritus recipere eam in uxorem
Judic. 15-19 Refocillavit spiritum, et vires recepit
16-28 Pro amissione duorum luminum unam ultionem recipiam
19-15 Et nullus eos recipere voluit hospitio
-18 Nullusq. sub tectum suum nos vult recipere
-21 Laverunt pedes suos, recepit eos in conviv.
Ruth. 2-12 Et plenam mercedem recipias a Domino
4 *Reg.* 5-10 Et recipiet sanitatem caro tua
8-14 Dixit mihi : Recipies sanitatem
2 *Par.* 28-27 Neque e. receperunt eum in sepulcra regum
Tobiæ. 3- 6 Et præcipe in pace recipi spiritum meum
4-22 Recipias ab eo supra memorat. pondus arg.
5- 4 Ut, dum adhuc vivo, recipias eam
9- 3 Et recipias ab eo pecuniam
- 6 Et recepit ab eo omnem pecuniam
11-15 Traxit ab oculis ejus, statimq. visum recepit
-18 Sed et illa pecunia, quam receperat a Gabelo
12- 3 Pecuniam a Gabelo ipse recepit
14- 3 Lumen oc. amisit, sexagenarius vero recepit
Esth. 8- 2 Quem ab Aman recipi jusserat, et tradidit
16-23 Dignam pro fide recipere mercedem
Job. 33-27 Et, ut eram dignus, non recepi
36-17 Causam judiciumque recipies
Prov. 11-31 Si justus in terra recipit : quanto magis imp.
18- 2 Non recipit stultus verba prudentiæ
Sap. 16-14 Nec revocabit animam quæ recepta est
18- 9 Et bona et mala recepturos justos
19-13 Alii quid. ignotos non recipiebant advenas
-14 Quoniam inviti recipiebant extraneos
-15 Qui autem cum lætitia receperunt hos
Eccli. 12- 5 Da bono, et non receperis peccatorem
48- 9 Qui receptus es in turbine ignis
49-16 Nam et ipse receptus est a terra
Jerem. 2-30 Percussi filios vestros, disciplinam non receperunt
7-28 Non audivit vocem Domini... nec recepit disciplinam
35-13 Numquid non recipietis disciplinam ?
Baruc. 6-10 Cum receperint illud a meretr., ornant deos
-55 Aut recipiendum, quia dii sunt ?
Ezech. 16-61 Cum receperis sorores tuas te majores
30-21 Ut recepto robore posset tenere gladium
1 *Mac.* 2-58 Dum zelat zelum leg., receptus est in cœlum
6-60 Misit ad eos pacem facere, et receperunt
10- 1 Et receperunt eum, et regnavit illic
-46 Non crediderunt eis, nec receperunt eos
2 *Mac.* 3-35 Recepto exercitu, repedabat ad regem
-38 Et flagellatum eum recipies
7-11 Ab ipso me ea recepturum spero
-29 In illa miseratione cum frat. tuis te recipiam
10- 1 Templum quidem et civitatem recepit
Matth. 6- 2 Amen dico vobis, receperunt mercedem s.
- 5 Amen dico vobis, receperunt mercedem s.
-16 Amen dico vobis, quia receperunt merced.
10-14 Et quicumque non receperit vos
-40 Qui recipit vos, me recipit : et qui me recipit, recipit eum qui me misit
-41 Qui recipit prophetam in nomine prophetæ Et qui recipit justum in nomine justi
11-14 Et si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus est
25-27 Veniens ego recepissem utiq. quod meum est
Marc. 6-11 Et quicumq. non receperint vos, nec audier
9-36 Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit
10-15 Quisquis non receperit regnum Dei
Luc. 6-34 Dederitis his a quibus speratis recipere Fœnerantur ut recipiant æqualia
9- 5 Et quicumque non receperint vos
-48 Quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, me recipit : et quicumque me receperit, recipit eum qui me misit
-53 Non receperunt eum, quia facies ejus erat
15- 2 Quia hic peccatores recipit, et manducat
-27 Quia salvum illum recepit
16- 4 Cum amotus fuero a villicatione, recipiant me in domos suas
- 9 Recipiant vos in æterna tabernacula
-25 Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua
18-30 Et non recipiat multo plura in hoc tempore
23-41 Nos quid. juste, nam digna factis recipimus
Joan. 1-11 In propria venit, et sui eum non receperunt
-12 Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem
Act. 2-41 Qui ergo receperunt sermonem ejus, baptizati sunt
8-14 Quod recepisset Samaria verbum Dei
9-12 Et imponentem sibi manus ut visum recipiat
-18 Et visum recepit : et surgens baptizatus est
10-16 Et statim receptum est vas in cœlum
-23 Introducens ergo eos, recepit hospitio
11- 1 Quoniam et gentes receperunt verbum Dei
-10 Et recepta sunt omnia rursum in cœlum
15-38 Paulus a. rogabat eum... non debere recipi
22-18 Quoniam non recipient testimonium t. de me
Rom. 1-27 Et mercedem... erroris sui in semetipsis recipientes
2 *Cor.* 6- 1 Exhortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis
-18 Et ego recipiam vos : et ero vobis in patrem
11- 4 Aut aliud Evangelium, quod non recepistis
Galat. 4- 5 Ut adoptionem filiorum reciperemus
Ephes. 6- 8 Quodc. fecerit bonum, hoc recipiet a Dom.
Colos. 3-25 Recipiet id quod inique gessit
2 *Thes.* 2-10 Eo quod charitat. veritatis non receperunt
1 *Tim.* 5-10 Si filios educavit, si hospitio recepit
-19 Adversus presbyterum accusationem noli recipere
Phile. -15 Ut æternum illum reciperes
Hebr. 12- 6 Flagellat autem omnem filium quem recipit
-10 Quod utile est in recipiendo sanctification.
13- 2 Latuerunt quidam, Angelis hospitio receptis
2 *Joan.* -10 Nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis
3 *Joan.* - 9 Diotrephes non recipit nos

RECITO.

2 *Par.* 34-18 Quem cum rege præsente recitasset
Tobiæ. 3-25 Sunt orationes in conspectu Dom. recitatæ
Baruc. 1-14 Quem misimus ad vos recitari in templo Do.

RECLINATORIUM.

Cant. 3-10 Columnas ejus fecit argenteas, reclinatorium aureum

RECLINO.

Judic. 16-19 Et in sinu suo reclinare caput
-26 Recliner super eas, et paululum requiescam
Esth. 15-10 Lassum super ancillulam reclinavit caput
Matth. 8-20 Filius a. hom. non habet ubi caput reclinet
Luc. 2- 7 Et reclinavit eum in præsepio
9-58 Filius a. hom. non habet ubi caput reclinet

RECLUDO.

Exod. 21-29 Nec recluserit eum, occideritque virum
Levit. 13- 4 Recludet eum sacerdos septem diebus
-26 Recludet eum septem diebus
-31 Recludet eum septem diebus
-50 Qui consideratam recludet septem diebus
-54 Recludetque illud septem diebus aliis
Num. 15-34 Qui recluserunt eum in carcerem
1 *Reg.* 6- 7 Et recludite vitulos earum domi
Sap. 5-12 Divisus aër continuo in se reclusus est
17-15 Custodiebatur in carcere sine ferro reclusus

RECOGITO.

Deut. 8- 5 Ut recogites in corde tuo, quia sicut erudit
1 *Reg.* 23-22 Recogitat e. de me quod callide insidier ei
25-17 Quamobr. considera, et recogita quid facias
Eccle. 4- 8 Nec recogitat, dicens : Cui laboro
Isai. 38-15 Recogitabo tibi omnes annos meos
41-20 Ut videant, et sciant, et recogitent
44-19 Non recogitant in mente sua, neque cogn.
57- 1 Justus perit, et non est qui recogitet in cord.
Jerem. 12-11 Quia nullus est qui recogitet corde
Jonæ. 1- 6 Si forte recogitet Deus de nobis
2 *Mac.* 11- 4 Nusquam recogitans Dei potestatem
Hebr. 12- 3 Recogitate enim eum, qui talem sustinuit...

RECOGNOSCO.

Eccli. 34-10 Qui non est expertus, pauca recognoscit
2 *Mac.* 9- 3 Recognovit quæ erga Nicanorem et Timotheum gesta sunt

RECOLENS.

Thren. 3-21 Hæc recolens in corde meo, ideo sperabo

RECONCILIATIO.

Eccli. 44-17 In temp. iracundiæ factus est reconciliatio
Isai. 60-10 Et in reconciliatione mea misertus sum tui
2 *Mac.* 5-20 In magni Domini reconciliatione cum summa gloria exaltabitur
Rom. 5-11 Per quem nunc reconciliationem accepimus
11-15 Si e. amissio eorum, reconciliatio est mundi
2 *Cor.* 5-18 Dedit nobis ministerium reconciliationis
19 Et posuit in nobis verbum reconciliationis

RECONCILIO.

Judic. 19- 3 Volens reconciliari ei, atque blandiri

2 *Mac.* 1- 5 Exaudiat orationes vestras, et reconcilietur
7-33 Sed iterum reconciliabitur servis suis
8-16 Rogabat ne hostibus reconciliarentur
-29 Ut in finem servis suis reconciliaretur
13-23 Et reconciliatus obtulit sacrificium
Matth. 5-24 Et vade prius reconciliari fratri tuo
Act. 7-26 Et reconciliabat eos in pace, dicens
Rom. 5-10 Reconciliati sumus Deo per mortem Filii ej.
Multo magis reconciliati, salvi erimus
1 *Cor.* 7-11 Manere innuptam, aut viro suo reconciliari
2 *Cor.* 5-18 Qui nos reconciliavit sibi per Christum
-19 Deus erat in Christo mundum reconcilians
-20 Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo
Ephes. 2-16 Et reconciliet ambos in uno corpore
Colos. 1-20 Et per eum reconciliare omnia in ipsum
-22 Nunc a. reconciliavit in corpore carnis ej.

RECONDO.

Tobiæ. 12- 8 Magis quam thesauros auri recondere
Prov. 7- 1 Et præcepta mea reconde tibi
1 *Cor.* 16- 2 Recondens quod ei bene placuerit

RECORDATIO.

Exod. 13-16 Et quasi appensum quid, ob recordationem
28-12 Super utrumq. humerum, ob recordationem
Num. 5-18 Et ponet super manus illius sacrificium recordationis
10- 9 Erit recordatio vestri coram Do. Deo vestro
-10 Ut sint vobis in recordationem Dei vestri
Job. 24-20 Non sit in recordatione, sed conteratur
Eccle. 1-11 Erit recordatio apud eos qui futuri sunt
2 *Tim.* 1- 5 Recordationem accipiens ejus fidei

RECORDOR.

Gen. 8- 1 Recordatus autem Deus Noë
9-15 Et recordabor fœderis mei vobiscum
-16 Recordabor fœderis sempiterni quod pact.
19-29 Recordatus Abrahæ, liberavit Lot de subv.
30-22 Recordatus quoque Dominus Rachelis
40-13 Post quos recordabitur Pharao ministerii t.
-20 Recordatus est inter epul. magistri pincern.
42- 9 Recordatusq. somn. quæ aliquando viderat
Exod. 2-24 Recordatus est fœderis quod pepigit
6- 5 Et recordatus sum pacti mei
32-13 Recordare Abraham, Isaac, et Israël, serv.
Levit. 26-42 Et recordabor fœderis mei, quod pepigi
-45 Recordabor fœderis mei pristini
Num. 11- 5 Recordamur piscium quos comedebamus
15-39 Recordentur omnium mandatorum Dom.
Deut. 7-18 Recordare quæ fecerit Do. Deus t. Pharaoni
8- 2 Recordaberis cuncti itineris, per quod adduxit te
-18 Sed recorderis Domini Dei tui
9-27 Recordare servorum tuor. Abraham, Isaac
16-12 Et recordaberis quoniam servus fueris
Judic. 8-34 Nec recordati sunt Domini Dei sui
1 *Reg.* 1-11 Recordatus mei fueris, nec oblitus ancillæ
-19 Et recordatus est ejus Dominus
25-31 Recordaberis ancillæ tuæ
2 *Reg.* 14-11 Quæ ait : Recordetur rex Domini Dei sui
1 *Par.* 16- 4 Recordarentur operum ejus, et glorificarent
-12 Recordamini mirabilium ejus, quæ fecit
-15 Recordamini in sempiternum pacti ejus
2 *Par.* 24-22 Non est recordatus Joas rex misericordiæ
2 *Esdr.* 9-17 Non sunt recordati mirabilium tuorum
13-29 Recordare, Dom. Deus meus, adversum eos
Tobiæ. 8- 2 Recordatus itaq. Tobias sermonum Angeli
Esth. 2- 1 Recordatus est Vasthi, et quæ fecisset
10- 5 Recordatus sum somnii, quod videram
-12 Et recordatus est Dominus populi sui
Job. 4- 7 Recordare.. quis unquam innocens periit?
11-16 Aquarum quæ præterierunt, recordaberis
14-13 Constituas mihi tempus, in quo recorderis
21- 6 Ego, quando recordatus fuero, pertimesco
Psal. 9-13 Requirens sanguinem eorum recordatus est
41- 5 Hæc recordatus sum, et effudi in me anim.
77-39 Et recordatus est quia caro sunt
-42 Non sunt recordati manus ejus
97- 3 Recordatus est misericordiæ suæ
102-14 Recordatus est quoniam pulvis sumus
108-16 Non est recordatus facere misericordiam
136- 1 Et flevimus : cum recordaremur Sion
Prov. 31- 7 Et doloris sui non recordentur amplius
Eccle. 5-19 Non enim satis recordabitur dier. vitæ suæ
9-15 Nullus deinceps recordatus est hom. illius
Isai. 17-10 Et fortis adjutoris tui non es recordata
19-17 Omnis qui illius fuerit recordatus
26-13 Tantum in te recordemur nominis tui
43-25 Et peccatorum tuorum non recordabor
46- 9 Recordamini prioris sæculi
47- 7 Neque recordata es novissimi tui
48- 1 Recordamini non in veritate neq. in justitia
49- 1 De ventre matris meæ recordatus est nom.
54- 4 Opprobrii viduitatis tuæ non record. ampl.
57-11 Quia mentita es, et mei non es recordata
Isai. 63- 7 Miserationum Domini recordabor
-11 Recordatus est dierum sæculi Moysi
64- 5 In viis tuis recordabuntur tui
66- 3 Qui recordatur thuris, quasi qui benedicat
Jerem. 2- 2 Hæc dicit Dominus : Recordatus sum tui
3-16 Neque ascendet super cor, neque recordabuntur illius
14-10 Nunc recordabitur iniquitatum eorum
-21 Recordare, ne irritum facias fœdus tuum
15-15 Tu scis, Domine, recordare mei, et visita me
17- 2 Cum recordati fuerint filii eorum ararum s.
18-20 Recordare quod steterim in conspectu tuo
20- 9 Et dixi: Non recordabor ejus, neque loquar
31-20 Locutus sum de eo, adhuc recordabor ejus
44-21 Horum recordatus est Dominus
51-50 Recordamini procul Dom., et Jer. ascendat
Thren. 1- 7 Recordata est Jerus dierum afflictionis suæ
- 9 Nec recordata est finis sui
2- 1 Et non est recordatus scabelli pedum suor.
3-19 Recordare paupertatis et transgressionis m.
5- 1 Recordare, Domine, quid acciderit nobis
Ezech. 6- 9 Et recordabuntur mei liberati vestri
16-22 Non es recordata dierum adolescentiæ tuæ
-43 Quod non fueris recordata dierum adolesc.
-60 Et recordabor ego pacti mei tecum
-61 Et recordaberis viarum t., et confunderis
-63 Ut recorderis, et confundaris, et non sit tibi ultra aperire os
18-22 Iniquitatum ejus... non recordabor
-24 Omnes justitiæ ejus... non recordabuntur
20-43 Et recordabimini ibi viarum vestrarum
21-23 Recordabitur iniquitatis ad capiendum
-24 Pro eo quod recordati estis iniquitatis vest. Pro eo, inquam, quod recordati estis
23-19 Recordans dies adolescentiæ suæ
-27 Et Ægypti non recordaberis amplius
36-31 Recordabimini viarum vestrarum pessim.
Dan. 13- 9 Neque recordarentur judiciorum justorum
14-37 Et ait Daniel : Recordatus es mei, Deus
Osee. 2-17 Et non recordabitur ultra nominis eorum
7- 2 Omnem malitiam eorum me recordatum
8-13 Nunc recordabitur iniquitatis eorum
9- 9 Recordabitur iniquitatis eorum, et visitabit
Amos. 1- 9 Et non sint recordati fœderis fratrum
6-11 Et non recorderis nominis Domini
Jonæ. 2- 8 Domini recordatus sum
Nahum. 2- 5 Recordabitur fortium suorum, ruent
Habac. 3- 2 Cum iratus fueris, misericord. recordaberis
Zach. 10- 9 Et de longe recordabuntur mei
1 *Mac.* 5- 4 Et recordatus est malitiam filiorum Bean
9-38 Recordati sunt sanguinis Joannis fratris sui
10- 5 Recordabitur enim omnium malorum
-46 Quia recordati sunt malitiæ magnæ
2 *Mac.* 4-37 Recordatus defuncti sobrietatem et modest.
10- 6 Recordantes quod ante modicum temporis
Matth. 5-23 Recordatus fueris quia frater tuus habet
16- 9 Neque recordamini quinque panum
26-75 Et recordatus est Petrus verbi Jesu
27-63 Recordati sumus quia seductor ille dixit
Marc. 8-18 Nec recordamini (-19) quando quinq. panes
11-21 Et recordatus Petrus, dixit ei : Rabbi
14-72 Recordatus est Petrus verbi quod dixerat ei
Luc. 1-54 Recordatus misericordiæ suæ
16-25 Recordare quia recepisti bona in vita tua
22-61 Et recordatus est Petrus verbi Domini
24- 6 Recordamini qualiter locutus est vobis
- 8 Et recordatæ sunt verborum ejus
Joan. 2-17 Recordati sunt vero Discipuli ej. quia scrip.
-22 Recordati s. Discipuli ejus quia hoc dicebat
12-16 Tunc recordati sunt, quia hæc erant scripta
Act. 11-16 Recordatus sum autem verbi Domini
Hebr. 10-17 Et iniquitatum eorum jam non recordabor
Apoc 18- 5 Et recordatus est Dominus iniquitatum ejus

RECREATUS.

Judith. 13-30 Postea vero quam resumpto spiritu recreatus est

RECTE.

Num. 36- 5 Recte tribus filiorum Joseph locuta est
Judic. 9-16 Si recte et absque peccato constituistis super vos regem
-19 Si ergo recte et absque vitio egistis
1 *Reg.* 17-18 Et fratres tuos visitabis, si recte agant
-22 Si omnia recte agerentur erga fratres suos
2 *Reg.* 11- 7 Quæsivitque David quam recte ageret Joab
4 *Reg.* 4-26 Recte-ne agitur circa te et circa virum tuum Quæ respondit : Recte
5-21 Et ait : Recte-ne sunt omnia?
-22 Ait : Recte-ne ; dom. meus misit me ad te
7- 9 Dixeruntq. ad invicem : Non recte facimus
9-11 Qui dixerunt ei : Recte-ne sunt omnia ?
-17 Et dicat vadens : Recte-ne sunt omnia ?
2 *Par.* 21-20 Ambulavitque non recte, et sepelierunt eum
Tobiæ. 10-11 Inveniatis omnia recte circa parentes vestr.
Sap. 2- 1 Cogitantes apud se non recte
6- 5 Non recte judicastis nec custodistis legem
Dan. 13-55 Recte mentitus es in caput tuum
59 Recte mentitus es et tu in caput tuum
Mich. 2- 7 Nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur ?
1 *Mac.* 11-43 Nunc ergo recte feceris, si miseris in auxil.
Marc. 7-35 Solutum est vinc linguæ, ej. et loqueb. recte
Luc. 7-43 At ille dixit ei : Recte judicasti
10-28 Dixitque illi : Recte respondisti : hoc fac
20-21 Magister, scimus quia recte dicis et doces
Act. 18-14 O viri Judæi, recte vos sustinerem
2 *Cor.* 11- 4 Aut aliud Evangelium... recte pateremini
Galat. 2-14 Cum vidissem quod non recte ambularent
2 *Tim.* 2-15 Recte tractantem verbum veritatis

RECTOR.

Esth. 15- 5 Invocasset omnium rectorem et salvatorem
Sap. 13- 2 Rectores orbis terrarum deos putaverunt
Eccli. 10- 2 Qualis rector est civitatis, tales et inhabit.
- 4 Et utilem rectorem suscitabit in tempus
-24 In medio fratrum rector illorum in honore
17-14 In unamquamque gent. præposuit rectorem
32- 1 Rectorem te posuerunt ? noli extolli
33-19 Et rectores ecclesiæ, auribus percipite
49-17 Rector fratrum, stabilimentum populi
Ephes. 6-12 Adversus mundi rectores tenebrarum har.

RECTUS, A, UM; *et* RECTUM, *substant.*

Gen. 24-27 Recto itinere me perduxit in domum fratris
-48 Qui perduxit me recto itinere
Exod. 15-26 Et quod rectum est coram eo feceris
Deut. 12- 8 Singuli quod sibi rectum videtur
32- 4 Deus fidelis... justus et rectus
33- 5 Erit apud rectissimum rex
-26 Non est deus alius ut Deus rectissimi
Josue. 9-25 Quod tibi bon. et rectum videtur, fac nobis
Judic. 17- 6 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
21-24 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
1 *Reg.* 12-23 Et docebo vos viam bonam et rectam
18- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David
29- 6 Vivit Dominus, quia rectus es tu et bonus
2 *Reg.* 17-11 Sed hoc mihi videtur rectum esse consilium
18- 4 Quod vobis videtur rectum, hoc faciam
3 *Reg.* 3- 6 In veritate, et justitia, et recto corde tecum
11-38 Et feceris quod rectum est coram me
15- 5 Eo quod fecisset David rectum in oculis Do.
-11 Et fecit Asa rectum ante conspectum Dom.
22-43 Fecitque quod rectum erat in conspectu Do.
4 *Reg.* 10-15 Numquid est cor tuum rectum ?
-30 Quia studiose egisti quod rectum erat
12- 2 Fecitque Joas rectum coram Domino
14- 3 Et fecit rectum coram Domino
17- 9 Offenderunt filii Isr. verbis non rectis Do.
2 *Par.* 26- 4 Fecitque quod erat rectum in oculis Dom.
27- 2 Fecitque quod rectum erat coram Domino
28- 1 Non fecit rectum in conspectu Domini
31-20 Operatusque est bonum et rectum et verum
34- 2 Fecitque quod erat rectum in conspectu Do.
1 *Esdr.* 8-21 Et peteremus ab eo viam rectam nobis
2 *Esdr.* 9-13 Et dedisti eis judicia recta
Job. 1- 1 Et erat vir ille simplex et rectus
- 8 Homo simplex, et rectus, ac timens Deum
2- 3 Vir simplex, et rectus, ac timens Deum.
4- 7 Aut quando recti deleti sunt ?
8- 6 Si mundus et rectus incesseris, statim evigil.
35- 3 Non tibi placet quod rectum est
42- 7 Quoniam non estis locuti coram me rectum
- 8 Neque enim locuti estis ad me recta
Psal. 7-11 Qui salvos facit rectos corde
L. 10- 3 Ut sagittent in obscuro rectos corde
18- 9 Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda
24- 8 Dulcis et rectus Dominus
-21 Innocentes et recti adhæserunt mihi
26-11 Dirige me in semitam rectam propt. inimic.
31-11 Et gloriamini, omnes recti corde
32- 1 Rectos decet collaudatio
- 4 Quia rectum est verbum Domini
35-11 Et justitiam tuam his, qui recto sunt corde
36-14 Ut trucident rectos corde
50-12 Spiritum rectum innova in visceribus meis
57- 2 Recta judicate, filii hominum
63-11 Et laudabuntur omnes recti corde
72- 1 Quam bonus Isr. Deus his qui recto s. corde
77-37 Cor a. eorum non erat rectum cum eo
91-16 Quoniam rectus Dominus Deus noster
93-15 Qui juxta illam omnes qui recto sunt corde
96-11 Lux orta est justo, et rectis corde lætitia
106- 7 Et deduxit eos in viam rectam
-42 Videbunt recti, et lætabuntur
111- 2 Generatio rectorum benedicetur
- 4 Exortum est in tenebris lumen rectis
118-137 Justus es, Dom. : et rectum judicium tuum
124- 4 Benefac, Domine, bonis, et rectis corde
139-14 Et habitabunt recti cum vultu tuo

Psal. 142-10 Spiritus t. bonus deducet me in terr. rectam
Prov. 2- 7 Custodiet rectorum salutem, et proteget
-13 Qui relinquunt iter rectum, et ambulant
-21 Qui enim recti sunt, habitabunt in terra
4-25 Oculi tui recta videant
-27 Ipse autem rectos faciet cursus tuos
8- 6 Et aperientur labia mea, ut recta prædicent
- 9 Recti sunt intelligentibus, et æqui invenientibus scientiam
11- 6 Justitia rectorum liberabit eos
12-15 Via stulti recta in oculis ejus
14- 2 Ambulans recto itinere, et timens Deum
16-13 Qui recta loquitur, diligetur
-25 Est via quæ videtur homini recta
17-26 Nec percutere principem, qui recta judicat
20-11 Si munda et recta sint opera ejus
21- 2 Omnis via viri recta sibi videtur
- 8 Qui autem mundus est, rectum opus ejus
-18 Pro justo datur impius: et pro rectis iniquus
-29 Qui autem rectus est, corrigit viam suam
23-16 Cum locuta fuerint rectum labia tua
24-26 Labia deosculab., qui recta verba respondet
27-21 Cor autem rectum inquirit scientiam
29-27 Abominantur impii eos qui in recta sunt via
Eccle. 7-30 Hoc inveni, quod fecerit D. homin. rectum
12-10 Conscripsit sermones rectissimos, et veritate plenos
Cant. 1- 3 Lætabimur in te... recti diligunt te
Sap. 10-10 Hæc profug.. justum deduxit per vias rectas
13-11 Si quis artifex faber de sylva lignum rectum secuerit
Eccli. 2-16 Qui dereliquerunt vias rectas, et diverterunt
28-29 Facito stateram, et frenos ori tuo rectos
49-11 Benefacere illis qui ostenderunt rectas vias
51-20 Ambulavit pes meus iter rectum
Isai. 26- 7 Semita justi recta est, rectus callis justi ad ambulandum
30-10 Nolite aspicere nobis ea, quæ recta sunt
40- 3 Rectas facite in solitudine semitas Dei nostri
42-16 Ponam tenebras coram eis.. et prava in recta
44- 2 Serve m. Jacob, et rectissime, quem elegi
45-19 Ego Do. loquens justitiam, annuntians recta
Jerem. 17-16 Rectum in conspectu tuo fuit
26-14 Facite mihi quod bonum et rectum est
31- 9 Adducam eos per torrentes aq. in via recta
-21 Dirige cor tuum in viam rectam
34-15 Et fecistis quod rectum est in oculis meis
Baruc. 6-26 Neque si quis eum statuerit rectum
Ezech. 1- 7 Pedes eorum pedes recti
-23 Sub firmamento autem pennæ eorum rectæ
33-20 Et dicitis: Non est recta via Domini
Dan. 3-27 Et viæ tuæ rectæ, et omnia judicia tua vera
11-17 Recta faciet cum eo: et filiam fœmin. dabit ei
Osee. 14-10 Quia rectæ viæ Do., et justi ambulab. in eis
Amos. 3-10 Et nescierunt facere rectum, dicit Dominus
Mich. 3- 9 Quia abominamini judicium, et omnia recta pervertitis
7- 2 Periit sanctus.. et rectus in hominib. non est
- 4 Et qui rectus, quasi spina de sepe
Habac. 2- 4 Non erit recta anima ejus in semetipso
Matth. 3- 3 Parate viam Dom.: rectas facite semitas ej.
Marc. 1- 3 Parate viam Dom.: rectas facite semitas ej.
Luc. 3- 4 Parate viam Dom.: rectas facite semitas ejus
Act. 8-21 Cor enim tuum non est rectum coram Deo
9-11 Et vade in vicum, qui vocatur Rectus
13-10 Non desinis subvertere vias Domini rectas
14- 9 Dixit mag. voce: Surge sup. pedes t. rectus
16-11 Recto cursu venimus Samothraciam
21- 1 Recto cursu venimus Coum, et sequenti die
Hebr. 12-13 Et gressus rectos facite pedibus vestris
2 Petr. 2-15 Derelinquentes rectam viam, erraverunt

RECUBITUS.

Matth. 23- 6 Amant autem primos recubitus in cœnis

RECUMBO.

Num. 10-12 Et recubuit nubes in solitudine Pharan
21-15 Et recumberent in finibus Moabitarum
Judith. 13-19 In quo recumbebat in ebrietate sua
Eccli. 32- 2 Et omni cura tua explicita recumbe
Matth. 8-11 Recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jac.
14- 9 Et eos qui pariter recumbebant
26- 7 Et effudit super caput ipsius recumbentis
Marc. 6-22 Et placuisset Herodi simulq. recumbentibus
14- 3 Cum esset Bethaniæ... et recumberet
16-14 Novissime recumbentibus illis undecim
Luc. 11-37 Et ingressus recubuit
14-10 Vade, recumbe in novissimo loco
17- 7 Dicat illi: Statim transi, recumbe
22-27 Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? nonne qui recumbit?
24-30 Et factum est, dum recumberet cum eis
Joan. 13-12 Cum recubuisset iterum, dixit eis: Scitis
-23 Erat ergo recumbens unus ex Discipulis ejus
-25 Itaq. cum recubuisset ille supra pectus Jesu
Joan. 21-20 Qui et recubuit in cœna super pectus ejus
1 Cor. 8-10 Si enim quis viderit eum, qui habet scientiam, in idolio recumbentem

RECUPERATIO.

Eccli. 11-12 Est homo marcidus egens recuperatione

RECUPERATORES.

Eccli. 13-26 Diviti decepto multi recuperatores

RECUPERO.

Eccli. 2- 6 Crede Deo, et recuperabit te
29-27 Recupera proximum secundum virtutem t.
2 Mac. 2-23 Et famosissimum in toto orbe templum recuperarent

RECURRO.

Gen. 24-20 Recurrit ad puteum ut hauriret aquam
Eccle. 12- 6 Recurrat vitta aurea, et conteratur hydria
2 Mac. 9-25 Quem sæpe recurrens in superiora regna
14-43 Recurrens audacter ad murum, præcipitavit semetipsum

RECUSO.

Gen. 39-10 Et ille recusabat stuprum
Act. 25-11 Si enim nocui... non recuso mori
Hebr. 12-25 Videte ne recusetis loquentem
Recusantes eum qui sup. terram loquebatur

REDARGUO.

Ephes. 5-11 Magis autem redarguite
Tit. 1-11 Quos oportet redargui: qui universas domos subvertunt
Jacob. 2- 9 Redarguti a lege quasi transgressores

REDARGUTIO.

Psal. 37-15 Et non habens in ore suo redargutiones
Act. 19-27 Periclitabitur nobis pars in redargutionem venire

REDDITIO.

Eccli. 1-29 Postea redditio jucunditatis
14- 6 Et hæc redditio est malitiæ illius
29- 6 In tempore redditionis postulabit tempus

REDDITOR.

Eccli. 5- 4 Altissimus enim est patiens redditor

REDDO.

Gen. 20- 7 Nunc ergo redde viro suo uxorem
Si a. nolueris reddere, scito quod morte...
-14 Redditque illi Saram uxorem suam
31-29 Valet manus mea reddere tibi malum
-39 Ego damnum omne reddebam
37-22 Volens eripere eum... et reddere patri suo
41-13 Ego enim redditus sum officio meo
42-28 Dixit fratrib. suis: Reddita est mihi pecun.
43- 9 Nisi reduxero, et reddidero eum tibi
44- 4 Quare reddidistis malum pro bono?
50-15 Et reddat nobis omne malum quod fecimus
Exod. 5-18 Et reddetis consuetum numerum laterum
21-23 Reddet animam pro anima
-34 Reddet Do. cisternæ pretium jumentorum
-36 Reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet
22- 3 Si non habuerit quod pro furto reddat
- 6 Reddet damnum qui ignem succenderit
- 7 Si invenitur fur, duplum reddet
-11 Et ille reddere non cogetur
-14 Domino non præsente, reddere compelletur
-17 Reddet pecuniam juxta modum dotis
-26 Ante solis occasum reddes ei
-29 Et primitias tuas non tardabis reddere
-30 Die octava reddes illum mihi
34- 7 Qui reddis iniquitatem patrum filiis ac nep.
Levit. 6- 4 Reddet (-5) o. quæ per fraud. voluit obtin.
13- 7 Et redditus munditiæ, iterum lepra creverit
14-48 Purificabit eam reddita sanitate
24-18 Qui percusserit animal, reddet vicarium
-21 Qui percusserit jumentum, reddet aliud
25-27 Et quod reliquum est, reddet emptori
-28 Si non invenerit manus ej. ut reddat pretium
-51 Secundum hos reddet et pretium
-52 Et reddet emptori quod reliquum est annor.
26-26 Coquant panes, et reddant eos ad pondus
27- 8 Si... æstimationem reddere non valebit
Et viderit eum posse reddere, tantum dabit
Num. 5- 7 Reddent ipsum caput quintamque partem
18- 9 Quidquid pro peccato atq. delicto redditur
-14 Omne quod ex voto reddiderint filii Israel
22-37 An quia mercedem adventui tuo reddere nequeo?
30- 8 Reddetque quodcumque promiserat
-10 Vidua et repudiata quidquid vov., reddent
-12 Reddet quodcumque promiserat
Num. 30-15 Quidquid voverat atque promiserat, reddet
Deut. 5- 9 Reddens iniquitatem patrum super filios
7-10 Et reddens odientibus se statim
19-19 Reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit
23-21 Cum votum voveris... non tardabis reddere
24-13 Sed statim reddes ei ante solis occasum
-15 Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui
28-31 Rapiat. in conspectu t., et non reddatur tibi
32- 6 Hæccine reddis Do., popule stulte et insip.?
-41 Reddam ultionem hostibus meis
Josue. 20- 6 Stet ante judicium, causam reddens facti sui
Judic. 1- 7 Sicut feci, ita reddidit mihi Deus
9-16 Et reddidistis vicem beneficiis ejus
-56 Reddidit Deus malum, quod fecerat Abim.
10-15 Peccavimus, redde tu nob. quidq. tibi placet
11-13 Nunc ergo cum pace redde mihi eam
15-10 Et reddamus ei quæ in nos operatus est
16-28 Et redde mihi nunc fortitudinem pristinam
17- 3 Reddidit ergo eos matri suæ, quæ dixerat ei
- 4 Reddidit igitur eos matri suæ
20-10 Et reddere ei pro scelere, quod meretur
Ruth. 2-12 Reddat tibi Dominus pro opere tuo
1 Reg. 2-20 Reddat tibi Domin. semen de muliere hac
6- 3 Sed quod debetis, reddite ei pro peccato
- 4 Quid est quod pro delicto reddere debeam.
-17 Ani aurei, quos reddiderunt Philisthiim
7-14 Redditæ sunt urbes, quas tulerant Philist.
24-18 Tribuisti mihi bona: ego a. reddidi tibi mala
-20 Sed Dom. reddat tibi vicissitudinem hanc
25-21 Et reddidit mihi malum pro bono
-39 Malitiam Nabal reddidit Dom. in caput ejus
2 Reg. 2- 6 Sed et ego reddam gratiam
3-14 Redde uxorem meam Michol, quam desp.
12- 6 Ovem reddet in quadruplum
15- 7 Vadam, et reddam vota mea quæ vovi Do.
16- 8 Reddidit tibi Dom. universum sanguinem
-12 Reddat mihi Dom. bonum pro maledictione
22-21 Et secundum munditiam manuum mearum reddet mihi
3 Reg. 2- 7 Sed et filiis Berzellaï Galaad. reddes gratiam
-32 Reddet Do. sanguinem ej. super caput ejus
-44 Reddidit Dom. malitiam tuam in caput t.
8-32 Et reddens viam suam super caput ejus
20-34 Civit. quas tulit pater m. a patre t. reddam
4 Reg. 4- 7 Vade, inq., vende oleum, et redde creditori
9-26 Reddam tibi in agro isto, dicit Dominus
12- 7 Sed ad instaurationem templi reddite eam
13-25 Et reddidit civitates Israel
17- 3 Factus... Osee servus, reddebatq. illi tributa
2 Par. 6-23 Ita ut reddas iniquo viam suam
-30 Et redde unicuique secundum vias suas
1 Esdr. 6- 5 Vasa templi Dei aurea et argent.. reddantur
2 Esdr. 2-20 Et reddidi eis sermonem
5-11 Reddite eis hodie agros suos et vineas suas
-12 Reddemus, et ab eis nihil quæremus
Tobiæ. 2-21 Reddite eum dominis suis
5-18 Sed ne forte sollicitum te reddam
9- 3 Reddasque ei chirographum suum
- 6 Reddidit ei chirographum suum
10- 2 Et nemo reddet illi pecuniam?
Judith. 11-15 Dicet mihi quando eis reddat peccatum s.
Esth. 9- 5 Reddentes eis quod sibi paraverant facere
13- 7 Reddant imperio nostro pacem quam turb.
16-18 Non nobis, sed Deo reddente ei quod meruit
Job. 8- 6 Pacatum reddet habitaculum justitiæ tuæ
20-10 Et manus illius reddent ei dolorem suum
21-19 Et cum reddiderit, tunc sciet
-31 Et quæ fecit, quis reddet illi?
22-27 Et exaudiet te, et vota tua reddes
29-11 Oculus videns testimonium reddebat mihi
33-26 Et reddet homini justitiam suam
34-11 Opus enim hominis reddet ei
39-12 Numq. credes illi quod sement.. reddat tibi
41- 2 Quis ante dedit mihi, ut reddam ei?
Psal. 7- 5 Si reddidi retribuentibus mihi mala
21-26 Vota mea reddam in consp. timentium eum
27- 4 Redde retributionem eorum ipsis
49-14 Et redde Altissimo vota tua
50-14 Redde mihi lætitiam salutaris tui
55-12 Vota tua, quæ reddam, laudationes tibi
60- 9 Ut reddam vota mea de die in diem
61-13 Quia tu reddes unicuique juxta opera sua
64- 2 Et tibi reddetur votum in Jerusalem
65-13 Reddam tibi vota mea
75-12 Vovete, et reddite Dom. Deo vestro, omnes
78-12 Redde vicinis nostris septuplum in sinu eor.
93- 2 Redde retributionem superbis
-23 Et reddet illis iniquitatem ipsorum
115-14 Vota mea Do. reddam coram om. populo ej.
-18 Vota mea Domino reddam in conspectu
Prov. 6-31 Deprehensus quoque reddet septuplum
7-14 Victimas pro salute vovi, hodie reddidi vota
17-13 Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus
19-17 Et vicissitudinem suam reddet ei

Prov. 20-22 Ne dicas : Reddam malum : expecta Dom.
24-12 Reddetque homini juxta opera sua
-29 Reddam unicuique secundum opus suum
25-22 Et Dominus reddet tibi
31-12 Reddet ei bonum, et non malum, o. diebus
Eccle. 5- 3 Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere
Sed quodcumque voveris, redde
- 4 Quam post votum promissa non reddere
Sap. 10-17 Reddidit justis mercedem laborum suorum
Eccli. 3-34 Deus prospector est ejus qui reddit gratiam
4- 8 Declina pauperi... aurem tuam, et redde debitum tuum
12- 4 Et impiis et peccatoribus reddet vindictam
- 7 Odio habet pecc.,et impiis reddet vindictam
29- 2 Et iterum redde proximo in tempore suo
- 7 Si autem potuerit reddere, adversabitur, solidi vix reddet dimidium
- 9 Et convitia et maledicta reddet illi
Pro honore et beneficio reddet illi contumel.
30- 6 Et amicis reddentem gratiam
33-14 Et reddet illi secundum judicium suum
35-10 Bono animo gloriam redde Deo
-13 Et septies tantum reddet tibi
-23 Et gentibus reddet vindictam, donec tollat
-24 Donec reddat hominibus secundum actus s.
Isai. 3- 9 Væ animæ eor., quon. reddita sunt eis mala
16- 5 Et velociter reddens quod justum est
42-22 Nec est qui dicat : Redde
57-18 Reddidi consolationes ipsi et lugentibus ej.
59-18 Vicissitudinem inimicis suis : insulis vicem reddet
63- 7 Super omnibus quæ reddidit nobis Dominus
65- 6 Sed reddam et retribuam in sinum eorum
66- 6 Vox Domini reddentis retributionem
-15 Reddere in indignatione furorem suum
Jerem. 16-18 Et reddam primum duplices iniquitates
18-20 Numquid redditur pro bono malum ?
22-13 Et mercedem ejus non reddet ei
25-14 Et reddam eis secundum opera eorum
32-18 Reddis iniquitatem patrum in sinum filior.
-19 Ut reddas unicuique secundum vias suas
50-29 Reddite ei secundum opus suum
51-24 Reddam Babyloni et cunctis habitatoribus
-34 Reddidit me quasi vas inane
-56 Quia fortis ultor Dominus reddens retribuet
Thren. 3-64 Reddes eis vicem, Domine, juxta opera
Baruc. 6-34 Si quis illis votum voverit, et non reddiderit
Ezech. 9-10 Viam eorum super caput eorum reddam
18- 7 Pignus debitori reddiderit, per vim nihil
-12 Pignus non reddentem, et ad idola levantem
22-31 Viam eorum in caput eorum reddidi
29-18 Merces non est reddita ei, neq. exercitui ej.
32-14 Tunc purissimas reddam aquas eorum
33-15 Et pignus restituerit ille impius, rapinamque reddiderit
Dan. 4-31 Et sensus meus redditus est mihi
6- 2 Ut satrapæ illis redderent rationem
Osee. 4- 9 Et cogitationes ejus reddam ei
12- 2 Et juxta adinventiones ejus reddet ei
14- 3 Et reddemus vitulos labiorum nostrorum
Joel. 2-25 Reddam vobis annos, quos comedit locusta
3- 4 Numquid ultionem vos reddetis mihi ?
Cito velociter reddam vicissitudinem vobis
Jonæ. 2-10 Quæcumque vovi, reddam pro salute Dom.
Mich. 7- 3 Princeps postulat, et judex in reddendo est
Nahum. 1-15 Celebra, Juda, festivitates tuas, et redde vota tua
2- 2 Quia reddidit Dominus superbiam Jacob
Soph. 3- 9 Quia tunc reddam populis labium electum
Zach. 9-12 Hodieq. annuntians duplicia reddam tibi
1 Mac. 9-70 Componere pacem cum ipso, et reddere ei captivitatem
-72 Et reddidit ei captivitatem, quam prius erat prædatus
10- 9 Et reddidit eos parentibus suis
-41 Quod non reddiderant qui sup. negotia erant
12-17 Et reddant vobis epistolas nostras
13-46 Non nobis reddas secundum malitias nostr.
14-25 Quam gratiar. actionem reddemus Simoni?
16-17 Et reddidit mala pro bonis
2 Mac. 2-17 Reddidit hæreditatem omnibus, et regnum
7-23 Iterum cum misericordia reddet et vitam
8-33 Mercede pro impietatibus suis reddita
9-14 Nunc optat liberam reddere
14-46 Ac spiritus, ut hæc illi iterum redderet
Matth. 5-26 Donec reddas novissimum quadrantem
-33 Reddes autem Domino juramenta tua
6- 4 Pater t., qui videt in abscondito, reddet tibi
- 6 Pater t., qui videt in abscondito, reddet tibi
-18 Pater t., qui videt in abscondito, reddet tibi
12-36 Reddent rationem de eo in die judicii
16-27 Tunc reddet unicuique secundum opera ej.
18-25 Cum autem non haberet unde redderet
Omnia quæ habebat, et reddi
-26 Patientiam habe in me, et om. reddam tibi
Matth. 18-28 Suffocabat eum, dicens : Redde quod debes
-29 Patientiam habe in me, et om. reddam tibi
-30 Misit eum in carcerem, donec redderet deb.
-34 Quoadusque redderet universum debitum
20- 8 Voca operarios, et redde illis mercedem
21-41 Qui reddant ei fructum temporibus suis
22-21 Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
27-58 Tunc Pilatus jussit reddi corpus
Marc. 12-17 Reddite igitur quæ sunt Cæsaris, Cæsari
Luc. 4-20 Cum plicuisset librum, reddidit ministro
7-42 Non habentibus illis unde redderent
9-43 Sanavit puerum, et reddidit illum patri ej.
10-35 Ego, cum rediero, reddam tibi
12-59 Donec etiam novissimum minutum reddas
16- 2 Redde rationem villicationis tuæ
19- 8 Si quid aliquem defraudavi, reddo quadrup.
20-25 Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari
Act. 4-33 Virtute magna reddebant Apostoli testim.
16- 2 Huic testimonium bonum reddebant
19-33 Volebat reddere rationem populo
-40 De quo possimus reddere rationem
22- 1 Audite quam ad vos nunc reddo rationem
- 5 Princeps sacerdotum mihi testimon. reddit
25- 8 Paulo rationem reddente : Quoniam
26- 1 Paulus extenta manu cœpit ration. reddere
-24 Hæc loquente eo, et rationem reddente
Rom. 2- 6 Qui reddet unicuique secundum opera ejus
-15 Testimonium reddente illis conscientia
8-16 Spiritus testimonium reddit spiritui nostro
12-17 Nulli malum pro malo reddentes
13- 7 Reddite ergo omnibus debita : cui tributum
14-12 Unusquisque nostr. pro se rationem reddet
1 Cor. 7- 3 Uxori vir debitum reddat : similit. a. et uxor
2 Cor. 8- 3 Secundum virtutem testimonium illis reddo
1 Thes. 5-15 Ne quis malum pro malo alicui reddat
1 Tim. 5- 4 Et mutuam vicem reddere parentibus
6-13 Qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato
2 Tim. 4- 8 Quam reddet mihi Dominus in illa die
-14 Reddet illi Dominus secundum opera ejus
Phile. -19 Ego reddam, ut non dicam tibi
Hebr. 12-11 Fructum pacatissimum... reddet justitiæ
13-17 Rationem pro animabus vestris reddituri
1 Petr. 3- 9 Non reddentes malum pro malo
4- 5 Reddent rationem ei qui paratus est judic.
3 Joan. - 6 Qui testimonium reddiderunt charitati tuæ
-12 Demetrio testimonium redditur ab omnibus
Apoc. 11-18 Reddere mercedem servis tuis prophetis
18- 6 Reddite illi sicut et ipsa reddidit vobis
22- 2 Per menses singulos reddens fructum suum
-12 Reddere unicuique secundum opera sua

REDEMPTIO.

Levit. 25-24 Sub redemptionis conditione vendetur
Num. 18-16 Cujus redemptio erit post unum mensem
Psal. 48- 9 Et pretium redemptionis animæ suæ
110- 9 Redemptionem misit populo suo: mandavit
129- 7 Et copiosa apud eum redemptio
Prov. 6-35 Nec suscipiet pro redemptione dona
13- 8 Redemptio animæ viri, divitiæ suæ
Isai. 63- 4 Annus redemptionis meæ venit
Matth. 20-28 Dare animam s. redemptionem pro multis
Marc. 10-45 Daret animam s. redemptionem pro multis
Luc. 1-68 Visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ
2-38 Qui expectabant redemptionem Israël
21-28 Quoniam appropinquat redemptio vestra
Rom. 3-24 Per redemptionem, quæ est in Christo Jesu
8-23 Expectantes, redemptionem corporis nostri
1 Cor. 1-30 Et justitia, et sanctificatio, et redemptio
Ephes. 1- 7 Habemus redemptionem per sanguinem ej.
-14 In redemptionem acquisitionis, in laudem
4-30 In quo signati estis in diem redemptionis
Colos. 1-14 Habemus redemptionem per sanguinem ej.
1 Tim. 2- 6 Dedit redemptionem semetipsum pro omn.
Hebr. 9-12 Introivit semel in sancta, æterna redemptione inventa
-15 In redemptionem earum prævaricationum
11-35 Non suscipientes redemptionem

REDEMPTOR.

Job. 19-25 Scio enim quod Redemptor meus vivit
Psal. 18-15 Domine, adjutor meus et redemptor meus
77-35 Et Deus excelsus redemptor eorum est
Isai. 41-14 Et redemptor tuus sanctus Israel
43-14 Hæc dicit Dominus redemptor vester
44- 6 Et redemptor ejus Dominus exercituum
-24 Dominus redemptor tuus, et formator tuus
47- 4 Redemptor noster, Dominus exercituum
48-17 Dominus redemptor tuus sanctus Israel
49- 7 Dominus redemptor Israel, sanctus ejus
-26 Ego Dominus salvans te, et redemptor tuus
54- 5 Et redemptor tuus sanctus Israël, Deus
- 8 Dixit redemptor tuus Dominus
59-20 Venerit Sion redemptor, et eis qui redeunt
60-16 Ego Dominus salvans te, et redemptor tuus
63-16 Tu, Domine, pater noster, redemptor nost.
Jerem. 50-34 Redemptor eorum fortis, Dominus
Thren. 3-58 Causam animæ meæ, redemptor vitæ meæ
Act. 7-35 Hunc D. principem et redemptorem misit

REDEO.

Gen. 8- 3 Aquæ de terra euntes et redeuntes
30-16 Redeuntique ad vesperam Jacob de agro
34- 5 Jacob... siluit donec redirent
44-34 Non enim possum redire ad patrem meum
Exod. 28- 7 Oras junctas habebit... ut in unum redeant
32-27 Ite, et redite de porta usque ad portam
34-22 Quando redeunte anni tempore
Levit. 15-19 Quæ redeunte mense patitur fluxum sang.
25-10 Unusquisque rediet ad familiam pristinam
-13 Redient omnes ad possessiones suas
-28 Omnis venditio redibit ad dominum
Num. 24-25 Balac quoque via, qua venerat, rediit
Josue. 2-16 Ibiq. habitate tribus diebus, donec redeant
1 Reg. 1- 7 Redeunte tempore ascenderent ad templum
2 Reg. 1-22 Sagitta Jonathæ nunquam rediit retrorsum
3-27 Cumque rediisset Abner in Hebron
3 Reg. 2-41 Quod isset Semeï in Geth de Jerusalem, et rediisset
2 Esdr. 2-15 Veni ad portam vallis, et redii
8-17 Ecclesia eorum qui redierant de captivitate
Tobiæ. 5-14 Et cum redieris, restituam tibi mercedem t.
Judith. 16-25 Unusquisque rediit in domum suam
Esth. 2-14 Nec habebat potestatem ad regem ultra redeundi
15-11 Donec rediret ad se, his verbis blandiebatur
Psal. 77-39 Spiritus vadens, et non rediens
108-14 In memoriam redeat iniquitas patrum ejus
Eccle. 12- 7 Spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum
Eccli. 48-26 In diebus ipsius retro rediit sol
Isai. 46- 8 Redite, prævaricatores, ad cor
59-20 Et eis qui redeunt ab iniquitate in Jacob
Jerem. 37- 7 Redient Chaldæi, et bellabunt contra civit.
Ezech. 35- 7 Et auferam de eo euntem et redeuntem
Amos. 4- 8 Et non redistis ad me, dicit Dominus
- 9 Et non redistis ad me, dicit Dominus
-10 Et non redistis ad me, dicit Dominus
-11 Et non redistis ad me, dicit Dominus
1 Mac. 3-33 Ut nutriret Antioch. filium s., donec rediret
-56 Ut redirent unusquisque in domum suam
2 Mac. 9- 2 Ut Antiochus post fugam turpiter rediret
15-28 Cumque cessassent, et cum gaudio redirent
Matth. 2-12 Ne redirent ad Herodem
Marc. 6-31 Erant enim qui veniebant et redibant multi
Luc. 2-43 Cum redirent, remansit puer Jesus in Jerus.
8-39 Redi in domum tuam, et narra quanta tibi
-40 Factum est autem cum rediisset Jesus
10-35 Ego, cum rediero, reddam tibi
17-18 Non est inventus qui rediret, et daret gloriam
-31 Similiter non redeat retro
19-15 Et factum est ut rediret accepto regno
Act. 8-25 Locuti verbum Dom. redibant Jerosolymam
21- 6 Illi autem redierunt in sua

REDIGO.

Gen. 41-47 Et in manipulos redactæ segetes congregatæ
47-19 Redigatur terra in solitudinem
Exod. 23-29 Ne terra in solitudinem redigatur
Levit. 26-22 Et ad paucitatem cuncta redigant
-31 Ut urbes vestras redigam in solitudinem
Deut. 9-21 Omninoque in pulverem redigens
14-25 Vendes omnia, et in pretium rediges
Josue. 21-42 In eorum ditionem redacti sunt
4 Reg. 13- 7 Et redegerat quasi pulverem in tritura areæ
23- 6 Et redegit in pulverem, et projecit super
Judith. 13-22 Ad nihilum redegit inimicos nostros
Job. 13-12 Et redigentur in lutum cervices vestræ
15-28 Quæ in tumulos sunt redactæ
16- 8 Et in nihilum redacti sunt omnes artus mei
17- 7 Membra mea quasi in nihilum redacta sunt
30-15 Redactus sum in nihilum
Psal. 72-20 Imaginem ipsorum ad nihilum rediges
-22 Ego ad nihilum redactus sum, et nescivi
77-59 Et ad nihilum redegit valde Israël
Sap. 19-13 Bonos hospites in servitutem redigebant
Isai. 34-11 Ut redigatur ad nihilum
Jerem. 10-24 Ne forte ad nihilum redigas me
50-13 Sed redigetur tota in solitudinem
-26 Tollite de via lapides, et redigite in acervos
Præfat. Thr. Postquam in captivitatem redactus est Isr.
Ezech. 15- 4 Et medietas ejus redacta est in favillam
26-21 In nihilum redigam te, et non eris
35-14 In solitudinem te redigam
Dan. 2-35 Et redacta quasi in favillam æstivæ areæ
Joel. 2- 6 Omnes vultus redigentur in ollam
1 Mac. 8- 3 Et quod in potestatem redegerunt metalla
-10 Et in servitutem illos redegerunt
-11 Exterminaver. et in potestatem redegerunt
Act. 5-36 Dissipati sunt, et redacti ad nihilum
1 Cor. 6-12 Sed ego sub nullius redigar potestate
9-27 Castigo corpus m., et in servitutem redigo

2 Cor. 10- 5 In captivitatem redigentes omn. intellectum
11-20 Si quis vos in servitutem redigit
Galat. 2- 4 Ut nos in servitutem redigerent
2 Petr. 2- 6 Et civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem redigens.

REDIMO.

Exod. 6- 6 Ac redimam in brachio excelso
13-13 Quod si non redemeris, interficies
Primogenitum hominis de filiis tuis pretio redimes
-15 Omnia primogenita filiorum meor. redimo
15-13 Dux fuisti in misericordia tua populo quem redemisti
34-20 Primogenitum asini redimes ove
Primogenitum filiorum tuorum redimes
Levit. 19-20 Pretio non redempta, nec libertate donata
25-25 Potest redimere quod ille vendiderat
-26 Pretium ad redimendum potuerit invenire
-29 Habebit licentiam redimendi
-30 Si non redemerit, et anni circulus fuerit
Redimi non poterit, etiam in jubilæo
-31 Si ante redempta non fuerit, in jubilæo rev.
-32 Quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi
-33 Si redemptæ non fuerint, in jubilæo revert.
-48 Post venditionem potest redimi
Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum
-49 Sin autem et ipse potuerit, redimet se
-54 Quod si per hæc redimi non potuerit
27-13 Sin a. ille qui voverat voluerit redimere eam
-19 Si voluerit redimere agrum ille qui voverat
-20 Sin autem noluerit redimere
Ultra eum qui voverat redimere non poterit
-27 Redimet qui obtulit, juxta æstimationem t.
Si redimere noluerit, vendetur alteri
-28 Non vendetur, nec redimi poterit
-29 Quæ offertur ab homine, non redimetur
-31 Si quis autem voluerit redimere decimas
-33 Sanctificabitur Domino, et non redimetur
Num. 3-49 Et quos redemerant a Levitis
18-15 Animal quod immundum est, redimi facias
-17 Primogenitum a. bovis... non facies redimi
Deut. 7- 8 Et redemit de domo servitutis
9-26 Et hæreditatem tuam, quam redemisti
13- 5 Et redemit vos de domo servitutis
21- 8 Propitius esto populo... quem redemisti
2 Reg. 7-23 Ut redimeret eam sibi in populum
A facie populi tui, quem redemisti
2 Esdr. 1-10 Quos redemisti in fortitudine tua magna
5- 5 Nec habemus unde possint redimi
- 8 Redemimus fratres nostros Judæos
Vendetis fratres vestros, et redimemus eos?
Esth. 13-16 Partem tuam quam redemisti tibi de Ægypto
Job. 15-31 Quod aliquo pretio redimendus sit
Psal. 7- 3 Dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat
25-11 Redime me, et miserere mei
30- 6 Redemisti me, Domine Deus veritatis
33-23 Redimet Dominus animas servorum suorum
43-26 Et redime nos propter nomen tuum
48- 8 Frater non redimit, redimet homo
-16 Deus redimet animam m. de manu inferi
54-19 Redimet in pace animam meam
70-23 Et anima mea, quam redemisti
71-14 Ex usuris et iniquitate redimet animas eor.
73- 2 Redemisti virgam hæreditatis tuæ
76-16 Redemisti in brachio tuo populum tuum
77-42 Die qua redemit eos de manu tribulantis
102- 4 Qui redimit de interitu vitam tuam
105-10 Et redemit eos de manu inimici
106- 2 Dicant qui redempti sunt a Domino, quos redemit de manu inimici
118-134 Redime me a calumniis hominum
-154 Judica judicium meum, et redime me
129- 8 Et ipse redimet Israël, ex om. iniquitatibus
135-24 Et redemit nos ab inimicis nostris
143-10 Qui redemisti Dav. servum t. de gladio mal.
Prov. 16- 6 Et veritate redimitur iniquitas
Eccli. 20-12 Est qui multa redimat modico pretio
49-12 Et redemerunt se in fide virtutis
Isai. 1-27 Sion in judicio redimetur
29-22 Ad domum Jacob, qui redemit Abraham
35-10 Et redempti a Domino convertentur
43- 1 Noli timere, quia redemi te, et vocavi te
44-22 Revertere ad me, quoniam redemi te
-23 Quoniam redemit Dominus Jacob
48-20 Redemit Dominus servum suum Jacob
50- 2 Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea, ut non possim redimere?
51-11 Et nunc qui redempti sunt a Domino
52- 3 Venumdati estis, et sine argento redimemini
- 9 Consolatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem
62-12 Populus sanctus, redempti a Domino
63- 9 In indulgentia sua ipse redemit eos
Jerem. 15-21 Et redimam te de manu fortium
31-11 Redemit enim Dominus Jacob
Thren. 5- 8 Non fuit qui redimeret de manu eorum
Dan. 2- 8 Certe novi quod tempus redimitis
4-24 Et peccata tua eleemosynis redime
Osee. 7-13 Prævaricati sunt in me: et ego redemi eos
13-14 Liberabo eos, de morte redimam eos
Mich. 4-10 Redimet te Dominus de manu inimicorum
Soph. 3- 1 Væ provocatrix, et redempta civitas
Zach. 10- 8 Congregabo illos, quia redemi eos
1 Mac. 4-11 Quia est qui redimat et liberet Israël
Luc. 24-21 Quia ipse esset redempturus Israël
Galat. 3-13 Christus nos redemit de maledicto legis
4- 5 Ut eos, qui sub lege erant, redimeret
Ephes. 5-16 Redimentes tempus, quon. dies mali sunt
Colos. 4- 5 Ad eos qui foris sunt; tempus redimentes
Tit. 2-14 Ut nos redimeret ab omni iniquitate
1 Petr. 1-18 Non...auro vel argento redempti estis
Apoc. 5- 9 Et redemisti nos Deo in sanguine tuo

REDITUS.

Ruth. 1-18 Nec ad suos ultra reditum persuadere
Osee. 11- 7 Populus meus pendebit ad reditum meum
2 Mac. 13-26 Hoc modo regis profectio et reditus processit

REDITUS *sive* REDDITUS.

1 Reg. 8-15 Et vinearum reditus addecimabit
4 Reg. 8- 6 Restitue ei... et universos reditus agrorum
1 Esdr. 4-13 Et annuos reditus non dabunt
-20 Et vectigal et reditus accipiebant
2 Mac. 3- 3 De redditibus suis præstaret omnes sumptus
4- 8 Et ex redditibus aliis talenta octoginta
9-16 Sumptus de redditibus suis præstaturum

REDOLENS.

Eccli. 50- 8 Et quasi thus redolens in diebus æstatis
Ezech. 6-13 Locum ubi accenderunt thura redolentia

REDUCO.

Gen. 14-16 Reduxitque omnem substantiam, et Lot
24- 5 Numquid reducere debeo filium tuum
- 6 Cave nequando reducas filium meum illuc
- 8 Filium meum tantum ne reducas illuc
28-15 Reducam te in terram hanc: nec dimittam
29- 7 Nec est tempus ut reducantur ad caulas
Et sic eas ad pastum reducite
42-37 Interfice, si non reduxero illum tibi
43- 9 Nisi reduxero, et reddidero eum tibi
44-32 Nisi reduxero eum, peccati reus ero
48-21 Reducetq. vos ad terram patrum vestrorum
Exod. 15-19 Et reduxit super eos Dominus aquas maris
23- 4 Si occurreris... asino erranti, reduc ad eum
Num. 22-23 Et vellet ad semitam reducere
35-25 Et reducetur per sententiam in urbem
Deut. 17-16 Nec reducet populum in Ægyptum
22- 1 Et præteribis: sed reduces fratri tuo
28-68 Reducet te Dominus classibus in Ægyptum
30- 3 Reducet Dominus Deus tuus captivitatem t.
Judic. 19- 3 Atque blandiri, et secum reducere
Ruth. 1-21 Egressa sum plena, et vacuam reduxit me
1 Reg. 2- 6 Deducit ad inferos et reducit
6-21 Dicentes: Reduxerunt Philisthiim arcam Dom., descendite, et reducite eam ad vos
7- 1 Et reduxerunt arcam Domini
30-19 Quæcumq. rapuerant, omnia reduxit David
2 Reg. 3-12 Et reducam ad te universum Israël
-26 Reduxit eum a cisterna Sira, ignorante Dav.
5- 2 Tu eras educens et reducens Israël
14-13 Et non reducat ejectum suum
15- 8 Si reduxerit me Dominus in Jerusalem
-20 Revertere, et reduc tecum fratres tuos
-25 Reducet me, et ostendet mihi eam
17- 3 Et reducam universum populum
19-10 Usquequo siletis, et non reducitis regem?
-11 Cur venitis novissimi ad reducendum regem
-12 Quare novissimi reducitis regem?
-43 Ut reducerem regem meum
3 Reg. 8-34 Reduces eos in terram, quam dedisti patrib.
12-21 Reducerent regnum Roboam filio Salomonis
13-18 Reduc eum tecum in domum tuam
-19 Et reduxit secum: comedit ergo panem
-20 Sermo Do. ad prophetam qui reduxerat eum
-23 Stravit asinum s. prophetæ quem reduxerat
-26 Propheta ille, qui reduxerat eum de via
4 Reg. 19-28 Et reducam te in viam, per quam venisti
20-11 Et reduxit umbram per lineas
1 Par. 13- 3 Et reducamus arcam Dei nostri ad nos
2 Par. 6-25 Et reduc eos in terram, quam dedisti eis
25-24 Et filios obsidum reduxit in Samariam
28-11 Reducite captivos quos adduxistis
33-13 Reduxitq. eum Jerusalem in regnum suum
2 Esdr. 1- 9 Reducam in locum, quem elegi ut habitaret
Tobiæ. 5-15 Et dixit ei Angelus: Ego ducam et reducam
-20 Et sanum tibi reducam filium tuum
12- 3 Me duxit et reduxit sanum
Tobiæ. 13- 2 Deducis ad inferos, et reducis
Job. 10- 9 Sicut lutum feceris me, et in pulverem reduces me
Psal. 70-20 Et de abyssis terræ iterum reduxisti me
Sap. 15- 8 Post pusillum reducit se unde acceptus est
16-13 Et deducis ad portas mortis, et reducis
Isai. 1-27 Sion in judicio redimetur, et reducent eam
23-17 Et reducet eam ad mercedes suas
37-29 Et reducam te in viam, per quam venisti
43-26 Reduc me in memoriam, et judicemur simul
49- 5 Ut reducam Jacob ad eum, et Israël non congregabitur
57-18 Vias ejus vidi, et sanavi eum, et reduxi eum
Jerem. 12-15 Et miserebor eorum: et reducam eos
16-15 Et reducam eos in terram suam
24- 6 Reducam eos in terr. hanc: et ædificabo eos
29-10 Ut reducam vos ad locum istum
-14 Et reducam captivitatem vestram
31- 9 In fletu venient, et in misericordia reducam
32-37 Et reducam eos ad locum istum
33-11 Reducam enim conversionem terræ
-26 Reducam enim conversionem eorum
34-16 Et reduxistis unusquisque servum suum
-22 Et reducam eos in civitatem hanc
38-26 Ne me reduci juberet in domum Jonathan
41-16 Universas reliquias vulgi, quas reduxerat
Et eunuchos, quos reduxerat de Gabaon
50-19 Et reducam Israël ad habitaculum suum
Baruc. 4-23 Reducet a. vos mihi Dominus cum gaudio
Ezech. 29-14 Et reducam captivitatem Ægypti
34- 4 Et quod abjectum est non reduxistis
-16 Et quod abjectum erat reducam
39-25 Reducam captivitatem Jacob, et miserebor
-27 Et reduxero eos de populis, et congregavero
Zach. 10-10 Et reducam eos de terra Ægypti
Luc. 5- 3 Rogavit eum a terra reducere pusillum
Rom. 15-15 Tanquam in memoriam vos reducens

REDUNDO.

Josue. 2-19 Redundabit in caput nostrum, si eos aliquis tetigerit
2 Par. 19- 6 Quodcumq. judicaveritis, in vos redundabit
Esth. 7- 4 Hostis... cujus crudelitas redundat in regem
10- 6 Et in aquas plurimas redundavit
11-10 Et in aquas plurimas redundavit
Prov. 3-10 Et vino torcularia tua redundabunt
15-28 Os impiorum redundat malis
18- 4 Et torrens redundans fons sapientiæ
22-18 In ventre tuo, et redundabit in labiis tuis
Eccle. 1- 7 Omnia flumina intrant in mare, et mare non redundat
Eccli. 47-29 Et plurima redundaverunt peccata ipsorum
Isai. 57-20 Redundant fluctus ejus in conculcationem
Ezech. 47- 2 Et ecce aquæ redundantes a latere dextro
Joel. 2-24 Et redundabunt torcularia vino et oleo

REEMA.

Urbs est Arabiæ Felicis, quæ nomen obtinuit a Regma filio Chus.

Ezech. 27-22 Venditores Saba, et Reema, ipsi negotiator.

REEXPECTO.

Isai. 28-10 Expecta reexpecta, expecta reexpecta
-13 Expecta reexpecta, expecta reexpecta

REFECTIO.

Psal. 22- 2 Super aquam refectionis educavit me
Eccli. 40- 5 In tempore refectionis in cubili somnus
Marc. 14-14 Quia Magister dicit: Ubi est refectio mea

REFERO.

Gen. 24-30 Et audisset cuncta verba referentis
37- 5 Ut visum somnium referret fratribus suis
-10 Quod cum patri suo et fratribus retulisset
40- 8 Referte mihi quid videritis
43-18 Propter pecuniam, quam retulimus prius
45-27 Illi econtra referebant omnem ordinem rei
Exod. 18-19 Ut referas quæ dicuntur ad eum
-22 Quidquid autem majus fuerit, referant ad te
-26 Quidquid a. gravius erat, referebant ad eum
19- 9 Cumque retulisset Moyses verba populi
24-14 Si quid natum fuerit quæst., referetis ad eos
Num. 17-10 Refer virgam Aaron in tabernaculum
27- 4 Retulitq. Moyses causam earum ad judicium
Deut. 1-17 Referte ad me, et ego audiam
Josue. 18- 4 Referantque ad me quod descripserint
22-32 Reversusq. est... ad filios Isr., et retulit eis
Judic. 7-13 In hunc modum referebat quod viderat
1 Reg. 17-27 Referebat a. ei populus eumdem sermonem
2 Reg. 17-17 Ut referrent ad regem David nuntium
3 Reg. 20-10 Reversique nuntii retulerunt ei
1 Par. 27-24 Non est relatus in fastos regis David
2 Par. 12-11 Referebant eos ad armamentarium suum
34-28 Retulerunt itaque regi cuncta quæ dixerat
1 Esdr. 5- 5 Placuitque ut res ad Darium referretur

1 *Esdr.* 6- 5 Et referantur in templum in Jerusalem
2 *Esdr.* 12-37 Chorus secundus gratias referentium ibat
13- 9 Et retuli ibi vasa domus Dei, sacrificium
Esth. 9-11 Numerus... in Susan, ad regem relatus est
Sap. 6-24 Et quemadmodum facta sit, referam
Jerem. 28- 3 Et ego referri faciam ad locum istum
- 6 Ut referantur vasa in domum Domini
1 *Mac.* 15-32 Et obstupuit: et retulit ei verba regis
2 *Mac.* 3- 7 Cumque retulisset ad regem Apollonius
11-36 De quibus a. ad regem judicavit referendum
14-10 Et ipse dux ad multitudinem retulisset
Matth. 27- 3 Pœnitentia ductus, retulit triginta argenteos
Luc. 8-14 Euntes, suffocantur, et non referunt fructum
Act. 14-26 Retulerunt quanta fecisset Deus cum illis
15-27 Qui et ipsi vobis verbis referent eadem
2 *Cor.* 5-20 Ut referat unusquisque propria corporis
7- 7 Referens nobis vestrum desiderium

REFICIO.

Gen. 29- 3 Et refectis gregibus, rursum super os putei
Deut. 12-18 Lætaberis et reficieris coram Domino Deo
Judic. 19-22 Cibo et potu reficientibus corpora
2 *Par.* 28-15 Et calceassent, et refecissent cibo ac potu
Judith. 6-20 Simul expleto jejunio refecerunt
Eccle. 10-17 Vescuntur in tempore suo, ad reficiendum
Isai. 28-12 Hæc est requies mea, reficite lassum
Matth. 4-21 Reficientes retia sua: et vocavit eos
11-28 Venite..qui..onerati estis, et ego reficiam vos
Act. 28- 2 Accensa enim pyra, reficiebant nos omnes
1 *Cor.* 16-18 Refecerunt e.*et meum spiritum et vestrum
2 *Cor.* 7-13 Refectus est spiritus ejus ab omnibus vobis
Phile. -20 Refice viscera mea in Domino

REFIGURO.

Sap. 19- 6 Ad suum genus ab initio refigurabatur

REFLEXA.

Ezech. 40-43 Reflexa intrinsecus per circuitum

REFLOREO.

Psal. 27- 7 Et adjutus sum. Et refloruit caro mea
Philip. 4-10 Aliquando refloruistis pro me sentire

REFOCILLO.

Judic. 15-19 Quibus haustis, refocillavit spiritum
1 *Reg.* 16-23 Et refocillabatur Saül, et levius habebat
30-12 Reversus est spiritus ejus, et refocillatus est
2 *Reg.* 16-14 Et refocillati sunt ibi
Judith. 7- 7 Ad refocillandum potius quam ad potandum
Thren. 1-11 Quæque pro cibo ad refocillandam animam
-19 Cibum sibi, ut refocillarent animam suam

REFORMO.

Rom. 12- 2 Reformamini in novitate sensus vestri
Philip. 3-21 Qui reformabit corpus humilitatis nostræ

REFRENANS.

Isai. 9-14 Caudam incurvantem et refrenantem
19-15 Et caudam incurvantem et refrenantem
Jacob. 1-26 Non refrenans linguam suam, sed seducens

REFRIGERIUM.

Psal. 65-12 Et eduxisti nos in refrigerium
Sap. 2- 1 Et non est refrigerium in fine hominis
4- 7 Si morte præoccup. fuerit, in refrigerio erit
Isai. 28-12 Reficite lassum, et hoc est m. refrigerium
Jerem. 6-16 Et invenietis refrigerium animabus vestris
Act. 3-20 Ut cum venerint tempora refrigerii

REFRIGERO.

Exod. 23-12 Refrigeretur filius ancillæ tuæ, et advena
Psal. 38-14 Remitte mihi, ut refrigerer priusq. abeam
Prov. 29-17 Erudi filium tuum, et refrigerabit te
Eccli. 3- 7 Et qui obedit patri, refrigerabit matrem
18-16 Nonne ardorem refrigerabit ros?
31-25 Surge e medio, evome: et refrigerabit te
Jerem. 47- 6 Ingredere in vaginam tuam, refrigerare
2 *Mac.* 4-46 Quasi refrigerandi gratia regem adiit
Luc. 16-24 Ut refrigeret linguam meam, quia crucior
Rom. 15-32 Per voluntatem Dei, et refrigerer vobiscum
2 *Tim.* 1-16 Quia sæpe me refrigeravit

REFRIGESCO.

Matth. 24-12 Refrigescet charitas multorum

REFUGA.

2 *Mac.* 5- 8 Omnibus odiosus, ut refuga legum et execr.

REFUGIO.

1 *Mac.* 5-34 Et refugerunt a facie ejus: et percusserunt
15-21 Si qui ergo pestilentes refugerunt de reg.
2 *Mac.* 8-33 Cum in quoddam domicilium refugisset
12- 6 Eos a. qui ab igne refugerant, gladio peremit
2 *Petr.* 2-20 Si enim refugientes coinquinationes mundi

REFUGIUM.

Josue. 21-36 Ultra Jord. contra Jericho civitates refugii
2 *Reg.* 22- 3 Elevator meus, et refugium meum
Psal. 9-10 Factus est Dominus refugium pauperi
17- 3 Firmamentum meum, et refugium meum
30- 3 Et in domum refugii, ut salvum me facias
- 4 Fortitudo mea et refugium meum es tu
31- 7 Tu es refugium meum a tribulatione
45- 2 Deus noster refugium et virtus: adjutor
58-17 Refugium meum in die tribulationis meæ
70- 3 Firmamentum meum et refugium m. es tu
89- 1 Refugium factus es nobis: a generatione
90- 2 Susceptor meus es tu, et refugium meum
- 9 Altissimum posuisti refugium tuum
93-22 Et factus est mihi Dominus in refugium
103-18 Montes excelsi cervis: petra refugium herinaciis
143- 2 Misericordia mea, et refugium meum
Jerem. 16-19 Et refugium meum in die tribulationis
1 *Mac.* 10-14 Erat enim hæc eis ad refugium
2 *Mac.* 5- 9 Pro cognatione ibi refugium habiturus

REFULGEO.

Eccli. 43- 4 Et refulgens radiis suis obcæcat oculos
50- 7 Et quasi sol refulgens, sic ille effulsit
- 8 Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ
1 *Mac.* 6-39 Et ut refulsit sol in clypeos aureos
2 *Mac.* 1-22 Quo sol refulsit, qui prius erat in nubilo
-32 Lumine, quod refulsit ab altari, consumpta
Luc. 9-29 Et vestitus ejus albus et refulgens
Act. 12- 7 Astitit: et lumen refulsit in habitaculo

REGALIS, E.

Josue. 10- 2 Una civitatum regalium, et major oppido
Judic. 8-21 Colla regalium camelorum decorari solent
2 *Par.* 23-20 Et collocaverunt eum in solio regali
26-23 Sepelierunt eum in agro regalium sepulcr.
Esth. 5- 1 Induta est Esther regalibus vestimentis
Sap. 18-15 Sermo tuus de cœlo a regalibus sedibus
Jerem. 41- 1 Filii Elisama de semine regali
1 *Mac.* 3-32 Lysiam hominem nobilem de genere regali
2 *Mac.* 4- 6 Sine regali providentia impossibile esse
Jacob. 2- 8 Si tamen legem perficitis regalem sec. Script.
1 *Petr.* 2- 9 Vos autem genus electum, regale sacerdot.

REGENERATIO.

Matth. 19-28 Qui secuti estis me, in regeneratione
Tit. 3- 5 Per lavacrum regenerationis et renovationis

REGENERO.

1 *Petr.* 1- 3 Regeneravit nos in spem vivam

REGINA.

Soror Galaad, quæ peperit filios tres, Ishod, id est, Virum decorum, Abiezer et Mohola.

1 *Par.* 7-18 Soror autem ejus Regina peperit Virum decorum

REGINA. *Appel.*

3 *Reg.* 10- 1 Sed et regina Saba, audita fama Salomonis
- 4 Videns aut. regina Saba omnem sapientiam
-10 Ea quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-13 Rex a. Salomon dedit reginæ Saba omnia
11- 3 Fueruntque ei uxores quasi reginæ septing.
-19 Sororem uxoris suæ germ. Taphnes reginæ
4 *Reg.* 10-13 Ad salutandos filios regis et filios reginæ
2 *Par.* 9- 1 Regina quoque Saba, cum audisset famam
- 9 Hæc, quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-12 Salom. dedit reginæ Saba cuncta quæ voluit
2 *Esdr.* 2- 6 Rex, et regina quæ sedebat juxta eum
Esth. 1- 9 Vasthi quoque regina fecit convivium
-11 Ut introducerent reginam Vasthi coram rege
-15 Cui sententiæ Vasthi regina subjaceret
-16 Non solum regem læsit regina Vasthi
-17 Egredietur enim sermo reginæ ad omnes
Jussit ut regina Vasthi intraret ad eum
2-22 Non latuit, statimq. nuntiavit reginæ Esth.
4- 8 Dedit ei ut reginæ ostenderet, et moneret
5- 2 Cumque vidisset Esther reginam stantem
- 3 Quid vis, Esther regina? quæ est petitio
- 5 Ad convivium quod eis regina paraverat
-12 Regina quoq. Esther nullum alium vocavit
6-14 Ad convivium, quod regina paraverat
7- 1 Rex et Aman, ut biberent cum regina
- 6 Vultum regis ac reginæ ferre non sustinens
- 7 Ut rogaret Esther reginam pro anima sua
- 8 Etiam reginam vult opprimere, me præsente
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ domum
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ
9-12 Qui dixit reginæ: In urbe Susan interfec.
-29 Esther regina filia Abihaïl, et Mardochæus
10- 6 Rex accepit uxorem, et voluit esse reginam
14- 1 Esther quoque regina confugit ad Dominum
15-10 Regina corruit, et in pallor. colore mutato
Psal. 44-10 Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaur.
Cant. 6- 7 Sexaginta sunt reginæ, et octoginta concub.
- 8 Reginæ et concubinæ, et laudaverunt eam
Isai. 49-23 Reges nutritii tui, et reginæ nutrices tuæ
Jerem. 7-18 Ut faciant placentas reginæ cœli, et libent
44-17 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus
-18 Quo cessavimus sacrificare reginæ cœli
-19 Quod si nos sacrificamus reginæ cœli
-25 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei
Dan. 5-10 Regina autem, pro re quæ acciderat regi
Matth. 12-42 Regina Austri surget in judicio
Luc. 11-31 Regina Austri surget in judicio cum viris
Act. 8-27 Eunuchus potens Candacis reginæ Æthiop.
Apoc. 18- 7 Sedeo regina: et vidua non sum

REGIO.

Gen. 2- 5 Om. herbam regionis priusquam germinaret
10- 5 Divisæ sunt insulæ gentium in regionibus s.
-31 Secundum... linguas, et regiones, in gentib.
11- 9 Dominus super faciem cunctarum regionum
13-10 Vidit omnem circa regionem Jordanis
-11 Elegitque sibi Lot regionem circa Jordanem
14- 7 Percusserunt omnem regionem Amalecitar.
19-17 Nec stes in omni circa regione
-25 Civitates has, et omnem circà regionem
-28 Gomorrham, et univ. terram regionis illius
26- 3 Semini tuo dabo universas regiones has
- 4 Daboq. posteris tuis universas regiones has
32- 3 Misit... in terram Seïr, in regionem Edom
34- 1 Filia Liæ, ut videret mulieres regionis illius
35-22 Cumque habitaret in illa regione
36- 6 Abiit in alteram regionem, recessitque
-35 Qui percussit Madian in regione Moab
41-34 Constituat præpositos per cunctas regiones
-46 Et circuivit omnes regiones Ægypti
45- 5 Quod vendidistis me in his regionibus
Exod. 9-25 Et omne lignum regionis confregit
34-15 Ne ineas pactum cum hom. illar. regionum
Levit. 18- 3 Et juxta morem regionis Chanaan
25-24 Unde cuncta regio possessionis vestræ
26-36 Pavorem in cordib. eor. in regionibus host.
Num. 13-26 Post quadraginta dies, om. regione circuita
15-19 Et comederitis de panibus regionis illius
21-20 De Bamoth, vallis est in regione Moab
32- 4 Regio uberrima est ad pastum animalium
- 9 Lustrata omni regione, subverterunt cor
-22 Et obtinebitis regiones, quas vultis
Deut. 3- 4 Om. regionem Argob regni Og in Basan
-13 Tradidi med. tribui Man. o. regionem Arg.
-14 Jaïr... possedit omnem regionem Argob
20-19 Nec.. per circuitum debes vastare regionem
Josue. 10-37 Et omnia oppida regionis illius
-42 Et regiones eorum uno impetu cepit
11- 2 Et in regionibus Dor juxta mare
13- 5 Libani quoque regio contra Orientem
16- 3 Finiunturque regiones ejus mari Magno
Judic. 5- 4 Transires per regiones Edom, terra mota est
-18 Obtuler. animas s. morti in regione Merome
11-21 Terram Amorrhæi habitatoris regionis illius
18-10 Intrabim. ad securos, in regionem altissim.
-28 Erat autem civitas sita in regione Rohob
19-16 Homines a. regionis illius erant filii Jemini
Ruth. 1- 1 Ut peregrinaretur in regione Moabitide
- 2 Ingressique regionem Moabitidem, morab.
- 6 Cum utraq. nuru sua, de regione Moabitide
2- 6 Venit cum Noemi, de regione Moabitide
4- 3 Quæ reversa est de regione Moabitide
1 *Reg.* 5- 6 Villæ et agri in medio regionis illius
6- 1 Arca Domini in regione Philisthinorum
27- 5 Detur mihi locus in una urb. regionis huj.
- 7 Habitavit David in regione Philisthinorum
-11 Quibus habitavit in regione Philisthinorum
3 *Reg.* 4-13 Ipse præerat in omni regione Argob
-24 Ipse enim obtinebat omnem regionem
Et cunctos reges illarum regionum
7-46 In campestri regione Jordanis fudit ea rex
16- 4 Et qui mortuus fuerit ex eo in regione
18- 6 Diviseruntq. sibi regiones, ut circuirent eas
4 *Reg.* 18-35 Qui eruerunt regionem suam de manu mea
1 *Par.* 8- 8 Porro Saharaïm genuit in regione Moab
11-13 Et erat ager regionis illius plenus hordeo
13- 2 Mittamus... in universas regiones Israël
14-17 Nomen David in universis regionibus
18- 3 Adarezer regem Soba regionis Emath
22- 5 Ut in cunctis regionibus nominetur
2 *Par.* 4-17 In regione Jordanis fudit ea rex
6-28 Hostes, vastatis regionibus, portas obseder.
9-28 Equi de Ægypto cunctisque regionibus
20-24 Omnem late regionem plenam cadaveribus
25-10 Irati, reversi sunt in regionem suam
32-13 Liberare regionem suam de manu mea
34-33 De universis regionibus filiis Israël
1 *Esdr.* 4-10 In reliquis regionibus trans flumen in pace
-20 Dominati sunt o. regioni quæ trans fluvium
5- 6 Thathanai dux regionis trans flumen

1 *Esdr.* 6- 6 Thathanaï dux regionis quæ est trans flum.
- 8 Quæ dantur de regione trans flumen
-13 Thathanaï dux regionis trans flumen
2 *Esdr.* 2- 7 Epistolas det mihi ad duces regionis
- 9 Et veni ad duces regionis trans flumen
3- 7 Pro duce qui erat in regione trans flumen
11-25 Et in domibus per omnes regiones eorum
-30 Et regionibus ejus, et Azeca, et filiabus
12-29 Et de regionibus Geba et Azmaveth
13-10 Fugisset unusquisque in regionem suam
Tobiæ. 5- 7 Nosti viam, quæ ducit in regionem Medor.
Judith. 1-12 Defenderet se de omnibus regionibus his
15- 5 Per omnes civitates et regiones Israël
- 6 Omnis itaque regio, omnisque urbs
Job. 1-19 Ventus vehemens irruit a regione deserti
5-23 Sed cum lapidibus regionum pactum tuum
18-19 Nec ullæ reliquiæ in regionibus ejus
Psal. 104-44 Et dedit illis regiones gentium
105-27 Et dispergeret eos in regionibus
106- 2 Et de regionibus congregavit eos
114- 9 Placebo Domino in regione vivorum
Isai. 1- 7 Regionem vest. coram vobis alieni devorant
9- 2 Habitantibus in regione umbræ mortis, lux
32-12 Super regione desiderabili, super vinea
37-18 Desertas fecerunt... terras et regiones ear.
55-12 Et omnia ligna regionis plaudent manu
Jerem. 7-20 Super lignum regionis, et super fruges terræ
9-22 Quasi stercus super faciem regionis
31-40 (*Circuibit*) universam regionem mortis
40- 7 Dispersi fuerant per regiones, ipsi et socii
-11 In Idumæa, et in universis regionibus
-13 Qui dispersi fuerant in regionibus, vener.
44- 9 In terra Juda, et in regionibus Jerusalem
47- 7 Et adversus maritimas ejus regiones
51- 4 Cadent... vulnerati in regionibus ejus
Baruc. 6-13 Sceptr. a. habet ut homo, sic. judex regionis
-52 Regem regioni non suscitant, neque pluviam
-53 Neque regiones liberabunt ab injuria
-60 Et spiritus in omni regione spirat
-71 Et erunt opprobrium in regione
Ezech. 17-24 Scient omnia ligna regionis, quia ego Dom.
25-16 Et perdam reliquias maritimæ regionis
31- 4 Rivos suos emisit ad universa ligna regionis
- 5 Altitudo ejus super omnia ligna regionis
-13 In ramis ejus fuerunt univ. bestiæ regionis
39-10 Et non portabunt ligna de regionibus
Dan. 3- 2 Et præfectos, omnesque principes regionum
3 Universi princip. regionum, ut convenirent
-12 Constituisti super opera regionis Babylonis
8- 2 In Susis castro, quod est in Ælam regione
Osee. 12-12 Fugit Jacob in regionem Syriæ, et servivit
Joel. 1-10 Depopulata est regio, luxit humus
-19 Flamma succendit omnia ligna regionis
2-22 Nolite timere, animalia regionis
Abdiæ. -19 Et possidebunt regionem Ephraïm et regionem Samariæ
Mich. 2- 4 Cum revertatur, qui regiones nostr. dividat
4-10 Egredieris de civit., et habitabis in regione
1 *Mac.* 1- 5 Et obtinuit regiones gentium et tyrannos
3-29 Tributa regionis modica propter dissension.
-31 Accipere tributa regionum, et congregare
-37 Et perambulabat superiores regiones
-41 Audierunt mercatores regionum nomen eo.
6- 1 Antioch. perambulabat superiores regiones
7- 7 Quod fecit nobis et regionibus regis
-20 Et commisit regionem Alcimo, et reliquit
-24 Et cessaverunt ultra exire in regionem
8- 3 Et quanta fecerunt in regione Hispaniæ
- 8 Et regionem Indorum, et Medos, et Lydos, de optimis regionibus eorum
9-24 Et tradidit se Bacchidi omnis regio eorum
-25 Et constituit eos dominos regionis
-53 Accepit filios principum regionis obsides
-61 Apprehendit de viris regionis, qui principes
-65 Exiit in regionem, et venit cum numero
-69 Ut veniret in regionem ipsorum
Cogitavit cum reliquis abire in regionem s.
10-38 Quæ additæ sunt Judææ ex regione Samariæ
-52 Et possedi regionem nostram
11-62 Perambulavit regionem usque Damascum
12-25 Et occurrit eis in Amathite regione
Spatium ut ingrederentur regionem ejus
-32 Et perambulabat omnem regionem illam
13-20 Intra regionem, ut contereret eam
-34 Ut faceret remissionem regioni
-49 Prohibebantur egredi et ingredi regionem
14- 6 Dilat. fines gentis suæ, et obtinuit regionem
-17 Et ipse obtineret omnem regionem
-28 Seniorum regionis, nota facta sunt hæc
Frequenter facta sunt prælia in regione nost.
-31 Atterere regionem ipsorum, et extendere
-36 Ut tollerentur gentes de regione ipsorum
-37 Ad tutamentum regionis, et civitatis
-42 Super opera eorum, et super regionem
-43 Omnes conscriptiones in regione

1 *Mac.* 14-44 Convocare conventum in regione sine ipsa
15- 4 Volo autem procedere per regionem, ut ulciscar in eos, qui corruperunt regionem
- 6 Percussur. proprii numismatis in regione t.
-15 Epistolas regibus et regionibus scriptas
-19 Scribere regibus et regionibus
Et civitates eorum, et regiones eorum
-21 Refugerunt de regione ipsorum ad vos
-23 Et in omnes regiones; et Lampsaco
-35 Faciebant... plagam magnam, et in regione nostra
16- 4 Elegit de regione viginti millia virorum
-13 Volebat obtinere regionem, et cogitabat dol.
-14 Civitates quæ erant in regione Judææ
-18 Et traderet ei regionem et civitates eorum
2 *Mac.* 1- 1 Et qui in regione Judææ, et pacem bonam
2-13 Congregavit de regionibus libros, et proph.
-22 Ita ut universam regionem... vindicarent
4-26 In Ammanitem expulsus est regionem
9-24 Scientes hi qui in regionibus erant
14- 2 Et tenuisse regiones adversus Antiochum
- 9 Et regioni, et generi, secundum... prospice
Matth. 2-12 Per aliam viam reversi sunt in regionem
3- 5 Om. Judæa, et om. regio circa Jordanem
4-16 Sedentibus in regione umbræ mortis, lux
8-28 Trans fretum in regionem Gerasenorum
14-35 Miserunt in universam regionem illam
Marc. 1- 5 Egrediebatur ad eum omnis Judææ regio
-28 Processit rumor... in o. regionem Galilææ
5- 1 Trans fretum maris in regionem Gerasenor.
-10 Ne se expelleret extra regionem
6-55 Et percurrentes universam regionem illam
Luc. 2- 8 Pastores erant in regione eadem, vigilantes
3- 1 Tetrarcha Iturææ et Trachonitidis regionis
- 3 Et venit in omnem regionem Jordanis
4-14 Et fama exiit per universam regionem
-37 Fama de illo in omnem locum regionis
7-17 Exiit hic sermo... in omnem circa regionem
8-26 Navigaverunt ad regionem Gerasenorum
-37 Omnis multitudo regionis Gerasenorum
15-13 Peregre profect. est in regionem longinquam
-14 Facta est fames valida in regione illa
-15 Et adhæsit uni civium regionis illius
19-12 In regionem longinq. accipere sibi regnum
21-21 Et qui in regionibus, non intrent in eam
Joan. 4-35 Levate oculos vestros, et videte regiones
11-54 Sed abiit in regionem juxta desertum
-55 Ascenderunt multi Jerosolymam de regione
Act. 8- 1 Omnes dispersi sunt per regiones Judææ
-25 Regionibus Samaritanorum evangelizabant
10-39 Quæ fecit in regione Judæorum, et Jerusal.
12-20 Eo quod alerentur regiones eorum ab illo
13-49 Verbum Domini per universam regionem
14- 6 Derben, et universam in circuitu regionem
16- 6 Transeuntes a. Phryg., et Galatiæ regionem
18-23 Perambulans ex ordine Galaticam regionem
26-20 Jerosolymis, et in omnem regionem Judææ
27-27 Nautæ apparere sibi aliquam regionem
Rom. 15-23 Locum non habens in his regionibus
2 *Cor.* 11-10 Non infringetur in me in regionibus Achaïæ
Jacob. 5- 4 Operariorum, qui messuerunt regiones vest.

REGIUS, A, UM.

Gen. 47-19 Eme nos in servitutem regiam, et præbe
Num. 21-22 Via regia gradiemur, donec transeamus
2 *Reg.* 11- 2 Et deambularet in solario domus regiæ
- 8 Secutusque est eum cibus regius
- 9 Dormivit a. Urias ante portam domus regiæ
12-26 Et expugnabat urbem regiam
3 *Reg.* 10-12 Fecitq.. fulcra domus Dom. et domus regiæ
-13 Quæ ultro obtulerat ei munere regio
11-14 Idumæum de semine regio, qui erat in Ed.
14-26 Thesauros regios, et universa diripuit
15-18 Et in thesauris domus regiæ, dedit illud
16-18 Et succendit se cum domo regia
22-10 Unusquisque in solio suo, vestiti cultu regio
4 *Reg.* 11- 1 Surrexit et interfecit omne semen regium
15-25 In Samaria in turre domus regiæ
24-13 Protulit... et thesauros domus regiæ
25-25 Filii Elisama de semine regio, et decem viri
2 *Par.* 9-11 Gradus in domo Domini, et in domo regia
18- 9 Sedebant in solio suo, vestiti cultu regio
22-10 Et interfecit omnem stirpem regiam
25-24 Quæ reper.. in thesauris etiam domus regiæ
35-24 Currum, qui sequebatur eum more regio
Esth. 1- 5 Quod regio cultu et manu consitum erat
- 7 Ut magnificentia regia dignum erat, abund.
-13 Qui ex more regio semper ei aderant
2- 3 Præpositus et custos mulierum regiarum
5- 1 Et stetit in atrio domus regiæ
-13 Mardochæum... sedentem ante fores regias
6- 4 Interius atrium domus regiæ intraverat
- 8 Debet indui vestibus regiis, et imponi
Et accipere regium diadema super caput
- 9 Et primus de regiis principibus ac tyrannis

Esth. 8-15 Fulgebat vestibus regiis, hyacinthinis
11- 3 Vir magnus, et inter primos aulæ regiæ
14- 2 Cumque deposuisset vestes regias
15- 5 Cumque regio fulgeret habitu, et invocasset
- 9 Indutus vestibus regiis, auroque fulgens
Dan. 1- 3 Et de semine regio et tyrannorum
-13 Vultus puerorum qui vescuntur cibo regio
-15 Pueris qui vescebantur cibo regio
5- 5 Candelabr. in superficie parietis aulæ regiæ
11-20 Vilissimus, et indignus decore regio
-21 Despectus, et non tribuetur ei honor regius
1 *Mac.* 3-32 De genere regali, super negotia regia
2 *Mac.* 13-15 Nocte aggressus aulam regiam
Act. 12-21 Herodes vestitus veste regia, sedit

REGMA. *Filius quartus Chus.*

Gen. 10- 7 Filii Chus: Saba... et Regma, et Sabatacha
Filii Regma: Saba et Dadan
1 *Par.* 1- 9 Filii autem Chus... Regma et Sabathacha
Porro filii Regma: Saba et Dadan

REGNO.

Gen. 36-31 Reges a. qui regnaverunt in terra Edom
-33 Regnavit pro eo Jobab filius Zaræ de Bosra
-34 Regnavit pro eo Husam de terra Theman.
-35 Regnavit pro eo Adad filius Badad
-36 Regnavit pro eo Semla de Masreca
-37 Regnavit pro eo Saül de fluvio Rohoboth
-39 Regnavit pro eo Adar, nomenque urbis ejus
Exod. 15-18 Dominus regnabit in æternum et ultra
Deut. 17-20 Ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus
Josue. 13-10 Sehon regis Amorrh., qui regnavit in Heseb.
-12 Og in Basan, qui regnavit in Astaroth
-21 Sehon regis Amorrh., qui regnavit in Heseb.
Judic. 4- 2 Jabin regis Chanaan, qui regnavit in Azor
9-22 Regnavit itaque Abimelech super Israël
1 *Reg.* 8- 7 Non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem
- 9 Regis, qui regnaturus est super eos
11-12 Qui dixit: Saül num regnabit super nos?
12-12 Cum Dominus Deus vester regnaret in vobis
13- 1 Erat Saül, cum regnare cœpisset
Duobus autem annis regnavit super Israël
16- 1 Projecerim eum ne regnet super Israël
23-17 Et tu regnabis super Israël, et ego ero
24-21 Quia scio quod certissime regnaturus sis
2 *Reg.* 2- 4 Ut regnaret super domum Juda
-10 Cum regnare cœpisset super Israël, et duobus annis regnavit
3-17 Quærebatis David, ut regnaret super vos
5- 4 Filius triginta annor. erat Dav. cum regnare cœpisset: et quadraginta annis regnavit
- 5 In Hebron regnavit super Judam sept. annis
In Jerus. a. regnavit triginta tribus annis
8-15 Et regnavit David super omnem Israël
10- 1 Et regnavit Hanon filius ejus pro eo
15-10 Regnavit Absalom in Hebron
3 *Reg.* 1- 5 Elevabatur, dicens: Ego regnabo
-11 Num audisti, quod regnaverit Adonias?
-13 Salomon filius tuus regnabit post me
Quare ergo regnat Adonias?
-17 Salomon filius tuus regnabit post me
-18 Ecce nunc Adonias regnat, te... ignorante
-24 Tu dixisti: Adonias regnet post me
-30 Salomon filius tuus regnabit post me
-35 Super solium m., et ipse regnabit pro me
2-11 Dies a. quibus regnavit David super Israël
In Hebron regnavit septem annis
3- 7 Domine Deus, tu regnare fecisti servum t.
4- 1 Erat a. rex Salomon regnans super om. Isr.
11-25 Hoc est malum Adad... regnavitq. in Syria
-37 Regnabis super om. quæ desiderat anima t.
-42 Dies a. quos regnavit Salomon in Jerusalem
-43 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
12-17 Super filios a. Israël... regnavit Roboam
14- 2 Quod regnaturus essem sup. populum hunc
-19 Quomodo pugnav., et quomodo regnaverit
-20 Dies autem, quibus regnavit Jeroboam
Regnavitque Nadab filius ejus pro eo
-21 Porro Roboam fil. Salom. regnavit in Juda
Quadraginta et unius anni erat Roboam cum regnare cœpisset
Decem et septem annos regnavit
-31 Et regnavit Abiam filius ejus pro eo
15- 1 Regnavit Abiam super Judam
- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem
- 8 Regnavitque Asa filius ejus pro eo
- 9 Regnavit Asa rex Juda
-10 Quadraginta et uno anno regnavit in Jerus.
-24 Regnavitque Josaphat filius ejus pro eo
-25 Nadab vero filius Jerob. regnavit super Isr.
Regnavitque super Israël duobus annis
-28 Interfecit ergo ill. Baasa.. et regnavit pro eo
-29 Cumq. regnasset, percussit o. domum Jerob.
-33 Regnavit Baasa filius Ahiæ, super o. Israël
16- 6 Et regnavit Ela filius ejus pro eo

3 Reg. 16- 8 Regnavit Ela filius Baasa super Israël
-10 Occidit eum... et regnavit pro eo
-11 Cumq. regnasset, et sedisset sup. solium ej.
-15 Regnavit Zambri septem diebus in Thersa
-22 Mortuusque est Thebni, et regnavit Amri
-23 Regnavit Amri super Israël, duodecim annis : in Thersa regnavit sex annis
-28 Regnavitque Achab filius ejus pro eo
-29 Achab vero filius Amri regnavit super Isr.
Regnavit Achab filius Amri super Israël
22-40 Et regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-41 Filius Asa regnare cœperat super Judam
-42 Triginta quinq. annor. erat cum regnare cœpisset, et viginti quinq. annis regnavit
-51 Regnavitque Joram filius ejus pro eo
-52 Ochozias a. filius Achab regnare cœperat
Regnavitque super Israël duobus annis
4 Reg. 1-17 Et regnavit Joram frater ejus pro eo
3- 1 Joram vero filius Achab regnavit sup. Isr.
Regnavitque duodecim annis
-27 Primogenitum, qui regnaturus erat pro eo
8-15 Quo mortuo, regnavit Hazaël pro eo
-16 Regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
-17 Triginta duorum annorum erat cum regnare cœpisset, et octo annis regnavit
-24 Et regnavit Ochozias filius ejus pro eo
-25 Regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-26 Viginti duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset, et uno anno regnavit in Jerusalem
9-13 Atque dixerunt : Regnavit Jehu
-29 Regnavit Ochozias super Judam
10-35 Et regnavit Joachaz filius ejus pro eo
-36 Dies autem quos regnavit Jehu super Israël
11- 3 Porro Athalia regnavit super terram
-21 Septemque annorum erat Joas cum regnare cœpisset
12- 1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas
Et quadraginta annis regnavit in Jerusalem
-21 Regnavitque Amasias filius ejus pro eo
13- 1 Regnavit Joachaz filius Jehu super Israël
- 9 Regnavitque Joas filius ejus pro eo
-10 Regnavit Joas filius Joachaz super Israël
-24 Et regnavit Benadad filius ejus pro eo
14- 1 Regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 2 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset
Viginti a. et novem annis regnavit in Jer.
-16 Et regnavit Jeroboam filius ejus pro eo
-23 Regnavit Jeroboam filius Joas regis Israël
-29 Et regnavit Zacharias filius ejus pro eo
15- 1 Regnavit Azarias filius Amasiæ regis Juda
- 2 Sedecim annorum erat cum regnare cœpisset, et quinquaginta duob. annis regnavit
- 7 Et regnavit Joathan filius ejus pro eo
- 8 Regnavit Zacharias filius Jerob. super Isr.
-10 Et interfecit, regnavitque pro eo
-13 Sellum filius Jabes regnavit trigesimo nono
Regnavit autem uno mense in Samaria
-14 Interfecit eum, regnavitque pro eo
-17 Regnavit Manahem filius Gadi super Israël
-22 Regnavitque Phaceïa filius ejus pro eo
-23 Regnavit Phaceïa filius Manahem super Isr.
-25 Interfecit eum, regnavitque pro eo
-27 Regnavit Phacee filius Romeliæ super Israël
-30 Regnavitque pro eo vigesimo anno Joathan
-32 Regnavit Joathan filius Oziæ regis Juda
-33 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit in Jer.
-38 Et regnavit Achaz filius ejus pro eo
16- 1 Regnavit Achaz filius Joathan regis Juda
- 2 Viginti annor. erat Achaz cum regnare cœp.
Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
-20 Et regnavit Ezechias filius ejus pro eo
17- 1 Regnavit Osee filius Ela in Samaria sup. Isr.
18- 1 Regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
- 2 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et viginti novem annis regnavit
19-37 Et regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo
20-21 Et regnavit Manasses filius ejus pro eo
21- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset
Et quinquaginta quinque annis regnavit
-18 Et regnavit Amon filius ejus pro eo
-19 Viginti duor. annor. erat Amon cum regnare cœpisset : duobus q. annis regnavit
-26 Et regnavit Josias filius ejus pro eo
22- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœp.
Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
23-31 Viginti trium annorum erat Joachaz cum regnare cœpisset
Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
-33 Vinxitq. eum... ne regnaret in Jerusalem
-36 Viginti quinq. annor. erat Joakim cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit

4 Reg. 24- 6 Et regnavit Joachin filius ejus pro eo
- 8 Decem et octo annorum erat Joachin cum regnare cœpisset
Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
-18 Vigesimum et primum annum ætatis habebat Sedecias cum regnare cœpisset
Et undecim annis regnavit in Jerusalem
25-27 Anno quo regnare cœperat
1 Par. 1-44 Regnavit pro eo Jobab filius Zare de Bosra
-45 Regnavit pro eo Husam de terra Theman.
-46 Regnavit pro eo Adad filius Badad
-47 Regnavit pro eo Semla de Masreca
-48 Regnavit pro eo Saül de Rohoboth
-49 Regnavit pro eo Balanan filius Achobor
-50 Hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad
3- 4 Ubi regnavit septem annis et sex mensibus
Tringinta autem et tribus annis regnavit
11- 2 Et nudiustertius, cum adhuc regnaret Saül
16-31 Et dicant in nationibus : Dominus regnavit
18-14 Regnavit ergo David super universum Isr.
19- 1 Et regnaret filius ejus pro eo
29-26 Igitur David filius Isaï regnavit super univ.
-27 Et dies quibus regnavit super Israel
In Hebron regnavit septem annis
-28 Et regnavit Salomon filius ejus pro eo
2 Par. 1-13 Et regnavit super Israël
2-11 Idcirco te regnare fecit super eum
9-30 Regnavit autem Salomon in Jerusalem
-31 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
10-17 Super filios autem Israël...regnavit Roboam
12-13 Confortatus est ergo rex Roboam in Jerusalem, atque regnavit : quadraginta aut. et unius anni erat cum regnare cœpisset
Et decem et septem annis regnavit in Jer.
-16 Et regnavit Abia filius ejus pro eo
13- 1 Regnavit Abia super Judam
- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem
14- 1 Regnavitque Asa filius ejus pro eo
- 5 Et regnavit in pace
17- 1 Regnavit autem Josaphat filius ejus pro eo
20-31 Regnavit igitur Josaphat super Judam
Et erat triginta quinque annorum cum regnare cœpisset
Viginti a. et quinque annis regnavit in Jer.
21- 1 Regnavitque Joram filius ejus pro eo
- 5 Triginta duor. annor. erat Joram cum regnare cœpisset, et octo annis regnavit
-20 Triginta duorum annorum fuit cum regnare cœpisset, et octo annis regnavit
22- 1 Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 2 Quadraginta duorum annorum erat Ochozias cum regnare cœpisset
Et uno anno regnavit in Jerusalem
- 9 Ut de stirpe quis regnaret Ochoziæ
-12 Annis, quibus regnavit Athalia super terram
23- 3 Ecce filius regis regnabit, sicut locutus
24- 1 Septem annorum erat Joas cum regnare cœpisset, et quadraginta annis regnavit
-27 Regnavit autem Amasias filius ejus pro eo
25- 1 Viginti quinque annorum erat Amasias cum regnare cœpisset, et viginti novem annis regnavit in Jerusalem
26- 3 Sedecim annor. erat Ozias cum regnare cœpisset, et quinquag. duobus annis regnavit
-23 Regnavitque Joatham filius ejus pro eo
27- 1 Viginti quinq. annor. erat Joatham, cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit
- 8 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit
- 9 Et regnavit Achaz filius ejus pro eo
28- 1 Viginti annorum erat Achaz cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit
-27 Regnavitque Ezechias filius ejus pro eo
29- 1 Igitur Ezechias regnare cœpit
Viginti novem annis regnavit in Jerusalem
32-33 Regnavitque Manasses filius ejus pro eo
33- 1 Duodecim annorum erat Manasses cum regnare cœpisset, et quinquaginta quinque annis regnavit
-20 Regnavitque pro eo filius ejus Amon
-21 Viginti duor. annor. erat Amon cum regnare cœpisset, et duobus annis regnavit
34- 1 Octo annorum erat Josias cum regnare cœpisset, et triginta et uno anno regnavit
- 3 Duodecimo anno postquam regnare cœperat
36- 2 Viginti trium annor. erat Joachaz cum regnare cœpisset, et tribus mensib. regnavit
- 5 Viginti quinq. annor. erat Jocahin cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit
- 8 Regnavit autem Joachin filius ejus pro eo
- 9 Octo annorum erat Joakim cum regnare cœpisset, et tribus mensibus ac decem diebus regnavit
-11 Viginti et unius anni erat Sedecias cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit

Tobiæ. 1-18 Cum regnaret Sennacherib filius ejus pro eo
9-11 Benedict. a Deo Israël, qui regnat in sæcula
Judith. 1- 5 Qui regnabat in Ninive civitate magna
Esth. 1- 1 In diebus Assueri, qui regnavit ab India
2- 4 Ipsa regnet pro Vasthi. Placuit sermo regi
-17 Fecitque eam regnare in loco Vasthi
11- 1 Regnantibus Ptolemæo et Cleopatra
- 2 Anno secundo, regnante Artaxerxe maximo
Job. 34-30 Qui regnare facit hominem hypocritam
Ps. H. 10-16 Dom. regnabit in æternum et in sæculum
44- 5 Intende, prospere procede, et regna
46- 9 Regnabit Deus super gentes : Deus sedet
92- 1 Dominus regnavit, decorem indutus est
95-10 Dicite in gentibus, quia Dominus regnavit
96- 1 Dominus regnavit, exultet terra : lætentur
98- 1 Dominus regnavit, irascantur populi
145-10 Regnabit Dominus in sæcula, Deus tuus
Prov. 8-15 Per me reges regnant, et legum conditores
28-12 Regnantibus impiis ruinæ hominum
30-22 Per servum cum regnaverit
31- 4 Nullum secretum est, ubi regnat ebrietas
Sap. 3- 8 Et regnabit Dominus illorum in perpetuum
6-22 Diligite sapientiam, ut in perpet. regnetis
Isai. 24-23 Cum regnaverit Dominus exercituum
32- 1 Ecce in justitia regnabit rex
37-38 Et regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo
52- 7 Dicentis Sion : Regnabit Deus tuus !
Jerem. 22-11 Regem Juda, qui regnavit pro Josia patre s.
-15 Numq. regnabis, quoniam confers te cedro ?
23- 5 Et regnabit rex, et sapiens erit: et faciet
33-21 Non sit ex eo filius qui regnet in throno
37- 1 Et regnavit rex Sedecias filius Josiæ
52- 1 Viginti et unius anni erat Sedecias cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit
Ezech. 20-33 Et in furore effuso regnabo super vos
-34 Et in furore effuso regnabo super vos
Osee. 8- 4 Ipsi regnaverunt, et non ex me
Mich. 4- 7 Regnabit Dominus super eos in monte Sion
1 Mac. 1- 1 Macedo, qui primus regnavit in Græcia
- 8 Et regnavit Alexander annis duodecim
-11 Regnavit in anno centesimo trigesimo sept.
-17 Cœpit regnare in terra Ægypti, ut regnaret super duo regna
6- 2 Rex Macedo, qui regnavit primus in Græcia
-15 Et nutriret eum, et regnaret
-17 Et constituit regnare Antiochum filium ejus
-55 Nutriret Antiochum filium s., et regnaret
7- 1 In civitatem maritimam, et regnavit illic
8- 7 Ut daret ipse, et qui regnarent post ipsum
-13 Quibus vero vellent auxilio esse ut regnarent, regnabant
10- 1 Et receperunt eum, et regnavit illic
11-19 Regnavit Demetrius anno centesimo sexagesimo septimo
-40 Ut regnaret loco patris sui
-54 Et regnavit, et imposuit sibi diadema
12- 7 Ab Ario, qui regnabat apud vos
-39 Et cum cogitasset Tryphon regnare Asiæ
13-32 Regnavit loco ejus, et imposuit sibi diadema
2 Mac. 1- 7 Regnante Demetrio... nos Judæi scripsimus
Matth. 2-22 Quod Archelaüs regnaret in Judæa
Luc. 1-32 Et regnabit in domo Jacob in æternum
19-14 Dicentes : Nolumus hunc regnare super nos
-27 Qui noluerunt me regnare super se
Rom. 5-14 Regnavit mors ab Adam usque ad Moysen
-17 Si e. unius delicto mors regnavit per unum
In vita regnabunt per unum JesumChristum
-21 Ut sicut regnavit peccatum in mortem, ita et gratia regnet per justitiam
6-12 Non ergo regnet peccatum in... corpore
1 Cor. 4- 8 Sine nobis regnatis : et utinam regnetis, ut et nos vobiscum regnemus
15-25 Oportet autem illum regnare, donec ponat
Apoc. 5-10 Et regnabimus super terram
11-15 Et regnabit in sæcula sæculorum : Amen
-17 Accepisti virt. tuam magnam, et regnasti
19- 6 Quoniam regnavit Dominus Deus noster
20- 4 Et regnaverunt cum Christo mille annis
- 6 Et regnabunt cum illo mille annis
22- 5 Et regnabunt in sæcula sæculorum

REGNUM.

Gen. 10-10 Fuit autem principium regni ejus Babylon
20- 9 Et super regnum meum peccatum grande
36-38 Successit in regnum Balanan filius Achobor
41-40 Uno tantum regni solio te præcedam
Exod. 19- 6 Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale
Num. 22-39 Quæ in extremis regni ejus finibus erat
24- 7 Agag, rex ejus, et auferetur regnum illius
32-33 Regnum Sehon regis Amorrhæi, et regnum Og regis Basan
Deut. 3- 4 Omnem regionem Argob regni Og in Basan
-10 Ad Selcha et Edraï civit. regni Og in Basan
-13 Galaad, et omnem Basan regni Og, tradidi
-21 Faciet omnib. regnis, ad quæ transiturus es

Deut. 17-18 Postquam autem sederit in solio regni sui
28-25 Et dispergaris per omnia regna terræ
Josue. 11-10 Inter omnia regna hæc principatum tenebat
13-12 Omne regnum Og in Basan, qui regnavit
-21 Universaq. regna Sehon regis Amorrhæi
-27 Et Saphon reliquam partem regni Sehon
-30 Cuncta regna Og regis Basan, omnesq. vicos
-31 Astaroth, et Edraï, urbes regni Og in Basan
Judic. 9-10 Veni, et super nos regnum accipe
1 Reg. 10-16 De sermone autem regni non indicavit ei
-25 Locutus est... ad populum legem regni
11-14 Eamus in Galgala, et innovemus ibi regnum
13-13 Regnum tuum super Israël in sempiternum
-14 Nequaquam regnum tuum ultra consurget
14-47 Et Saül, confirmato regno super Israel
15-28 Scidit Dominus regnum Israel a te hodie
18- 8 Quid ei superest, nisi solum regnum?
20-31 Non stabilieris tu, neque regnum tuum
24-21 Et habiturus in manu tua regnum Israël
28-17 Et scindet regnum tuum de manu tua
2 Reg. 3-10 Ut transferatur regnum de domo Saül
-28 Mundus ego sum, et regnum meum
5-12 Quoniam exaltasset regnum ejus super pop.
7-12 Et firmabo regnum ejus
-13 Stabiliam thronum regni ejus
-16 Et fidelis erit domus tua, et regnum tuum
16- 3 Restituet mihi domus Isr. regnum patris m.
- 8 Dedit Do. regnum in manu Absalom filii tui
3 Reg. 1-46 Sed et Salomon sedet super solium regni
2-12 Et firmatum est regnum ejus nimis
-15 Tu, inquit, nosti, quia meum erat regnum
-22 Postula ei et regnum: ipse est enim frater
3- 1 Confirmatum est igitur regnum in manu Sal.
4-21 Habens omnia regna a flumine terræ
6- 1 In anno quarto, mense Zio... regni Salom.
9- 5 Ponam thronum regni tui super Israel
10-20 Non est factum tale opus in universis regnis
11-11 Disrumpens scindam regnum tuum, et dabo
-13 Nec totum regnum auferam, sed tribum
-31 Ego scindam regnum de manu Salomonis
-34 Nec auferam omne regnum de manu ejus
-35 Auferam autem regnum de manu filii ejus
12-21 Reducerent regnum Roboam filio Salom.
-26 Nunc revertetur regnum ad domum David
14- 8 Scidi regnum domus David, et dedi illud
-25 In quinto autem anno regni Roboam
15- 1 In octavo decimo anno regni Jeroboam
18-10 Non est gens aut regnum, quo non miserit
Adjuravit regna singula et gentes
21- 7 Et bene regis regnum Israël
4 Reg. 14- 5 Cumq. obtinuisset regnum, percussit servos
15-19 Ut esset ei in auxilium, et firmaret regnum
19-19 Ut sciant omnia regna terræ, quia tu es Do.
24-12 Suscepit eum rex Babylonis anno octavo regni sui
25- 1 Factum est autem anno nono regni ejus
1 Par. 10-14 Et transtulit regnum ej. ad David filium Isaï
12-23 Ut transferrent regnum Saül ad eum
14- 2 Sublevatum esset regnum s. super populum
16-20 Et de regno ad populum alterum
17-11 Et stabiliam regnum ejus
-14 Statuam eum in domo mea et in regno meo
22-10 Firmaboque solium regni ejus super Israël
26-31 Quadragesimo anno regni David recensiti s.
28- 5 Ut sederet in throno regni Domini super Isr.
- 7 Et firmabo regnum ejus usque in æternum
29-11 Tuum, Dom., regnum, et tu es super omnes
-25 Et dedit illi gloriam regni
-30 Universique regni ejus, et fortitudinis
Sive in cunctis regnis terrarum
2 Par. 1- 1 Confortatus est ergo Salomon... in regno s.
-17 Similiter de universis regnis Hethæorum
3- 2 Mense secundo, anno quarto regni sui
7-18 Suscitabo thronum regni t., sicut pollicitus
9-19 Non fuit tale solium in universis regnis
11- 1 Et converteret ad se regnum suum
-17 Et roboraverunt regnum Juda
12- 1 Cumque roboratum fuisset regnum Roboam
- 2 Anno a. quinto regni Roboam ascendit Sesac
- 8 Distantiam servitutis meæ et servitutis regni
13- 5 Dederit regnum David super Israël in semp.
- 8 Quod resistere possitis regno Domini
15-10 Mense tertio, anno decimo quinto regni Asa
-19 Usq. ad trigesim. quintum annum regni Asa
16- 1 Anno autem trigesimo sexto regni ejus
Ut nullus tute posset egredi et ingredi de regno Asa
-12 Anno trigesimo nono regni sui
-13 Mortuus est anno quadrag. primo regni sui
17- 5 Confirmavitque Dom. regnum in manu ej.
- 7 Tertio autem anno regni sui, misit
-10 Pavor Domini super omnia regna terrarum
20- 6 Et dominaris cunctis regnis gentium
-29 Pavor Dom. super universa regna terrarum
-30 Quievitque regnum Josaphat

2 Par. 21- 3 Regnum autem tradidit Joram
- 4 Surrexit ergo Joram super regnum patris s.
29- 3 Mense primo regni sui aperuit valvas domus
-19 Quam polluerat rex Achaz in regno suo
-21 Pro peccato, pro regno, pro sanctuario
32-15 Deus cunctarum gentium atque regnorum
33-13 Reduxitque eum Jerusalem in regnum suum
34- 3 Octavo autem anno regni sui, cum adhuc esset puer
- 8 Igitur anno octavo decimo regni sui
35-19 Octavo decimo anno regni Josiæ
36-22 Jussit prædicari in universo regno suo
-23 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus
1 Esdr. 1- 1 Et traduxit vocem in omni regno suo
- 2 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus
4- 5 Et usque ad regnum Darii regis Persarum
- 6 In regno a. Assueri, in principio regni ejus
-24 Usque ad annum secundum regni Darii
6-12 Dissipet omnia regna et populum
-15 Qui est annus sextus regni Darii regis
7- 1 In regno Artaxerxis regis Persarum
-13 Ut cuicumque placuerit in regno meo
-23 Ne forte irascatur contra regnum regis
8- 1 In regno Artaxerxis regis de Babylone
2 Esdr. 9-22 Et dedisti eis regna et populos
-35 Ipsi in regnis suis et in bonitate tua multa
12-22 Et sacerdotes in regno Darii Persæ
Tobiæ. 13- 1 Et in omnia sæcula regnum tuum
-23 Et sit regnum ejus in sæcula sæculorum
Judith. 1- 5 Anno igitur duodecimo regni sui
- 7 Tunc exaltatum est regnum Nabuchodonos.
-12 Juravit per thronum et regnum suum
2- 5 Egredere adversus om. regnum Occidentis
- 6 Non parcet oculus tuus ulli regno
11- 6 Bonus et potens es in omni regno ejus
Esth. 1- 2 Quando sedit in solio regni sui, Susan civitas regni ejus exordium fuit
- 4 Ut ostenderet divitias gloriæ regni sui
-19 Sed regnum illius, altera, quæ melior est illa, accipiat
-22 Misit epistolas ad univ. provincias regni sui
2-16 Septimo anno regni ejus
-17 Et posuit diadema regni in capite ejus
3- 6 Qui erant in regno Assueri
- 7 Anno duodec. regni Assueri, missa est sors
- 8 Per omnes provincias regni tui dispersus
Quod non expediat regno tuo ut insolescat
4-14 Utrum idcirco ad regnum veneris
5- 3 Etiam si dimidiam partem regni petieris
- 6 Etiam si dimidiam partem regni m. petieris
7- 2 Etiam si dimidiam partem regni m. petieris
15- 9 Ille residebat super solium regni sui
16-12 Ut regno privare nos niteretur et spiritu
-13 Et consortem regni nostri Esther
-14 Regnum Persarum transferret in Maced.
-16 Et nobis regnum est traditum, et usque hodie custoditur
-23 Qui autem insidiantur regno eorum
Psal. 21-29 Quoniam Domini est regnum
44- 7 Virga directionis, virga regni tui
45- 7 Conturbatæ s. gentes, et inclinata s. regna
67-33 Regna terræ, cantate Deo: psallite Domino
78- 6 Et in regna, quæ nomen t. non invocaverunt
102-19 Et regnum ipsius omnibus dominabitur
104-13 Et de regno ad populum alterum
134-11 Et omnia regna Chanaan
144-11 Gloriam regni tui dicent
-12 Et gloriam magnificentiæ regni tui
-13 Regnum tuum regnum omnium sæculorum
Eccle. 4-14 Quod de carcere catenisque interdum quis egrediatur ad regnum
Et alius natus in regno, inopia consumatur
Sap. 1-14 Nec inferorum regnum in terra
5-17 Ideo accipient regnum decoris
6- 5 Quoniam cum essetis ministri regni illius
-21 Concupiscentia itaque sapientiæ deducit ad regnum perpetuum
7- 8 Et præposui illam regnis et sedibus
10-10 Et ostendit illi regnum Dei
-14 Donec afferret illi sceptrum regni
Eccli. 10- 8 Regnum a gente in gentem transfertur
47-13 Et dedit illi testamentum regni
49- 7 Dederunt enim regnum suum aliis
Isai. 9- 7 Et super regnum ejus sedebit
10-10 Quomodo invenit manus mea regna idoli?
13-19 Et erit Babylon illa gloriosa in regnis
14-16 Qui conturbavit terram, qui concussit regna
17- 3 Et cessabit adjutorium ab Ephraïm, et regnum a Damasco
19- 2 Et pugnabit... regnum adversus regnum
23-11 Manum suam extendit super mare, conturbavit regna
-17 Fornicabitur cum universis regnis terræ
37-16 Tu es Deus solus omnium regnorum terræ
-20 Et cognoscant omnia regna terræ

Isai. 47- 5 Quia non vocaberis ultra domina regnorum
60-12 Regnum, quod non servierit tibi, peribit
62- 3 Et diadema regni in manu Dei tui
Jerem. 1- 2 In tertio decimo anno regni ejus
-10 Constitui te hodie sup. gentes et sup. regna
-15 Convocabo omnes cognat. regnorum Aquil.
10- 7 In universis regnis eor. nullus est similis tui
15- 4 Dabo eos in fervorem universis regnis terræ
18- 7 Loquar adversum gentem et advers. regnum
- 9 Et subito loquar de gente et de regno
24- 9 Afflictionemque omnibus regnis terræ
25-26 Omn. regnis terræ, quæ sup. faciem ej. sunt
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ
- 8 Gens autem et regnum, quod non servierit
28- 1 In principio regni Sedeciæ regis Juda
- 8 Super terras multas, et super regna mea
29-18 Dabo eos in vexationem univ. regnis terræ
34- 1 Omnis exercitus ej., universaq. regna terræ
-17 Et dabo vos in commotionem cunctis regnis
49-28 Ad Cedar, et ad regna Asor, quæ percussit
-34 In principio regni Sedeciæ regis Juda
51-20 Et disperdam in te regna
-59 In anno quarto regni ejus
52- 4 Factum est autem in anno nono regni ejus
-31 Evilmerodach rex Babyl. ipso anno regni s.
Thren. 2- 2 Polluit regnum et principes ejus
Baruc. 5- 6 Portatos in honore sicut filios regni
Ezech. 16-13 Et profecisti in regnum
17-13 Tollet de semine regni, ferietq. cum eo fœdus
-14 Ut sit regnum humile, et non elevetur
29-14 Et erunt ibi in regnum humile
-15 Inter cætera regna erit humillima
37-22 Nec dividentur amplius in duo regna
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda
-20 Qui erant in universo regno ejus
2- 1 In anno secundo regni Nabuchodonosor
-21 Transfert regna, atque constituit
-37 Deus cœli regnum et fortitudin... dedit tibi
-39 Et post te consurget regnum aliud
Et regnum tertium aliud æreum
-40 Et regnum quartum erit velut ferrum
-41 Regnum divisum erit, quod tamen de plantario ferri orietur
-42 Ex parte regnum erit solidum, et ex parte
-44 In diebus autem regnorum illorum, suscitabit Deus cœli regnum, quod in æternum non dissipabitur, et regnum ejus alteri populo non tradetur: comminuet autem, et consumet universa regna hæc
3-54 Benedictus es in throno regni tui
-100 Et regnum ejus regnum sempiternum
4-14 Quon. dominatur Excelsus in regno homin.
-15 Quia omnes sapientes regni mei non queunt
-22 Quod dominetur Excelsus super regnum
-23 Regnum tuum tibi manebit
-27 Quam ego ædificavi in domum regni
-28 Regnum tuum transibit a te
-29 Quod dominetur Excelsus in regno homin.
-31 Et regnum ejus in generationem et generat.
-33 Ad honorem regni mei decoremque perveni
Et in regno meo restitutus sum
5- 7 Et tertius in regno meo erit
-11 Est vir in regno tuo, qui spiritum... habet
-16 Et tertius in regno meo princeps eris
-18 O rex, Deus altissimus, regnum et magnific.
-20 Depositus est de solio regni sui
-21 Quod potestatem haberet Altissimus in regno hominum
-26 Numeravit Deus regnum tuum, et complevit
-28 Divisum est regnum t., et datum est Medis
-29 Quod haberet potestatem... tertius in regno
-31 Et Darius Medus successit in regnum
6- 1 Et constituit super regnum satrapas centum et viginti, ut essent in toto regno suo
- 4 Cogitabat constituere eum super o. regnum
- 7 Consilium inierunt omnes principes regni t.
-26 Ut in universo imperio et regno meo tremiscant
Et regnum ejus non dissipabitur
-28 Porro Daniel perseveravit usque ad regnum Darii, regnumque Cyri Persæ
7-14 Dedit ei potestatem, et honorem, et regnum
Et regnum ejus, quod non corrumpetur
-17 Quatuor sunt regna, quæ consurgent de ter.
-18 Suscipient autem regnum sancti Dei altissimi
Et obtinebunt regnum usque in sæculum
-22 Et regnum obtinuerunt sancti
-23 Bestia quarta, regnum quartum erit in terra, quod majus erit omnibus regnis
-24 Cornua decem ipsius regni, decem reges
-27 Regnum autem, et potestas, et magnitudo regni, quæ est subter omne cœlum
Cujus regnum, regnum sempiternum est

Dan. 8- 1 Anno tertio regni Baltassar regis, visio apparuit mihi
-23 Post regnum eorum, cum creverint iniquit.
9- 1 Qui imperavit super regnum Chaldæorum
- 2 Anno uno regni ejus, ego Daniel intellexi
10-13 Princeps aut. regni Persarum restitit mihi
11- 2 Concitabit omnes adversum regnum Græciæ
- 4 Conteretur regnum ejus, et dividetur
Lacerabitur enim regnum ejus
- 9 Et intrabit in regnum rex Austri
-17 Ut veniat ad tenendum univ. regnum ejus
-21 Veniet clam, et obtinebit regnum in fraudul.
13-65 Et suscepit Cyrus Perses regnum ejus
Osee. 1- 4 Et quiescere faciam regnum domus Israël
Amos. 6- 2 Et ad optima quæque regna horum
7-13 Sanctificatio regis est, et domus regni est
9- 8 Ecce oculi Dom. Dei super regnum peccans
Abdiæ. -21 Et erit Domino regnum
Mich. 4- 8 Veniet potestas prima, regnum filiæ Jerus.
Nahum. 3- 5 Ostendam... regnis ignominiam tuam
Soph. 3- 8 Ut congregem gentes, et colligam regna
Aggæi. 2-23 Et subvertam solium regnorum, et conteram fortitudinem regni gentium
Zach. 7-14 Et dispersi eos per omnia regna
12- 3 Colligentur adversus eam omnia regna terræ
1 *Mac.* 1- 7 Et divisit illis regnum s., cum adhuc viveret
- 9 Et obtinuerunt pueri ejus regnum
-11 In anno centesimo trigesimo septimo regni
-17 Paratum est regnum in conspectu Antiochi
Ut regnaret super duo regna
-43 Et scripsit rex Antiochus omni regno suo
-53 Secundum o. verba hæc scripsit o. regno s.
2-10 Quæ gens non hæreditavit regnum ejus
-57 Consecutus est sedem regni in sæcula
3-14 Glorificabor in regno, et debellabo Judam
-27 Et congregavit exercitum universi regni sui
-37 Et exivit ab Antiochia civitate regni sui
6-14 Præposuit eum super universum regnum s.
-29 Sed et de regnis aliis et de insulis maritimis
-56 Quærebat suscipere regni negotia
-57 Et incumbit nobis ordinare de regno
7- 2 Ut ingressus est domum regni patrum suor.
- 4 Et sedit Demetrius super sedem regni sui
- 8 Dominabat. trans flumen magnum in regno
8-11 Et residua regna, et insulas, quæ aliquando
-12 Et obtinuerunt regna, quæ erant proxima
-13 Quos autem vellent, regno deturbabant
-18 In servitutem premerent regnum Israël
10-33 Quæ captiva est a terra Juda in om. regno
-34 Omnibus Judæis, qui sunt in regno meo
-37 Et ex his constituentur super negotia regni
-43 Et universa quæ sunt eis in regno meo
-52 Quoniam regressus sum in regnum meum
-53 Et sedimus in sede regni ejus
-55 Et sedisti in sede regni eorum
11- 1 Quærebat obtinere regnum Alexandri dolo, et addere illud regno suo
- 9 Et regnabis in regno patris tui
-11 Propterea quod concupierat regnum ejus
-51 In conspectu omnium qui erant in regno ej.
Et nominati sunt in regno
-52 Et sedit Demetrius rex in sede regni sui
-63 Volentes eum removere a negotio regni
15- 3 Pestilentes obtinuerunt regnum patrum
Volo autem vindicare regnum
- 4 Desolaverunt civitates multas in regno meo
- 9 Cum autem obtinuerimus regnum nostrum
-28 Joppen et Gazaram... civitates regni mei
-29 Dominati estis per loca multa in regno meo
2 *Mac.* 1- 7 Recessit Jason a sancta terra et a regno
2-17 Reddidit hæreditatem omnibus et regnum
3-38 Si... quem habes aut regni tui insidiatorem
4- 2 Audebat insidiatorem regni dicere
- 7 Cum suscepisset regnum Antiochus
-21 Alienum se a negotiis regni effectum
9-25 Sæpe recurrens in superiora regna
10-11 Hic enim suscepto regno, constituit super negotia regni Lysiam quemdam
11-23 Qui sunt in regno nostro, sine tumultu agere
14- 6 Nec patiuntur regnum esse quietum
-26 Judamque regni insidiatorem successorem sibi destinasse
Matth. 3- 2 Appropinquavit enim regnum cœlorum
4- 8 Et ostendit ei omnia regna mundi
-17 Appropinquavit enim regnum cœlorum
-23 Et prædicans Evangelium regni
5- 3 Quoniam ipsorum est regnum cœlorum
-10 Quoniam ipsorum est regnum cœlorum
-19 Minimus vocabitur in regno cœlorum
Hic magnus vocabitur in regno cœlorum
-20 Non intrabitis in regnum cœlorum
6-10 Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua
-33 Quærite ergo primum regnum Dei
7-21 Non omnis... intrabit in regnum cœlorum
8-11 Et Isaac et Jacob in regno cœlorum

Matth. 8-12 Filii a. regni ejicientur in tenebras exterior.
9-35 Et prædicans Evangelium regni
10- 7 Quia appropinquavit regnum cœlorum
11-11 Qui autem minor est in regno cœlorum
-12 Regnum cœlorum vim patitur
12-25 Om. regnum divisum contra se desolabitur
-26 Quomodo ergo stabit regnum ejus?
-28 Igitur pervenit in vos regnum Dei
13-11 Vobis datum est nosse mysteria regni cœlor.
-19 Qui audit verbum regni, et non intelligit
-24 Simile factum est regnum cœlorum homini
-31 Simile est regnum cœlorum grano sinapis
-33 Simile est regnum cœlorum fermento
-38 Bonum vero semen, hi sunt filii regni
-41 Et colligent de regno ejus omnia scandala
-43 Fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum
-44 Simile est regnum cœlorum thesauro absc.
-45 Simile est regnum cœlor. homini negotiatori
-47 Iterum simile est regnum cœlorum sagenæ
-52 Ideo omnis Scriba doctus in regno cœlorum
16-19 Et tibi dabo claves regni cœlorum
-28 Donec videant Filium hominis venientem in regno suo
18- 3 Non intrabitis in regnum cœlorum
- 4 Hic est major in regno cœlorum
-23 Assimilatum est regnum cœlor. homini regi
19-12 Se ipsos castraverunt propter regnum cœl.
-14 Talium est enim regnum cœlorum
-23 Dives difficile intrabit in regnum cœlorum
-24 Quam divitem intrare in regnum cœlorum
20- 1 Simile est regnum cœlor. homini patrifamil.
-21 Sedeant hi... unus ad sinistram in regno tuo
21-31 Meretrices præcedent vos in regnum Dei
-43 Quia auferetur a vobis regnum Dei
22- 2 Simile factum est regnum cœlor. homini regi
23-13 Quia clauditis regnum cœlor. ante homines
24- 7 Consurget enim gens... et regnum in regnum
-14 Prædicabitur hoc Evangelium regni in univ.
25- 1 Simile erit regnum cœlorum decem virginib.
-34 Possidete paratum vobis regnum
26-29 Bibam vobiscum novum in regno Patris m.
Marc. 1-14 Prædicans Evangelium regni Dei
-15 Et appropinquavit regnum Dei
3-24 Si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare
4-11 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
-26 Et dicebat : Sic est regnum Dei
-30 Cui assimilabimus regnum Dei?
6-23 Dabo tibi, licet dimidium regni mei
8-39 Donec videant regnum Dei veniens in virtute
9-46 Bonum est tibi luscum introire in regnum
10-14 Talium enim est regnum Dei
-15 Quisquis non receperit regnum Dei
-23 Quam difficile... in regnum Dei introibunt
-24 Quam difficile est... in regnum Dei introire
-25 Quam divitem intrare in regnum Dei
11-10 Benedictum quod venit regnum patris nostri
12-34 Dixit illi : Non es longe a regno Dei
13- 8 Exurget... regnum super regnum
14-25 Cum illud bibam novum in regno Dei
15-43 Et ipse erat expectans regnum Dei
Luc. 1-33 Et regni ejus non erit finis
4- 5 Et ostendit illi omnia regna orbis terræ
-43 Oportet me evangelizare regnum Dei
6-20 Beati pauperes : quia vestr. est regnum Dei
7-28 Qui autem minor est in regno Dei
8- 1 Prædicans et evangelizans regnum Dei
-10 Vobis datum est nosse mysterium regni Dei
9- 2 Et misit illos prædicare regnum Dei
-11 Et loquebatur illis de regno Dei
-27 Donec videant regnum Dei
-60 Tu autem vade, et annuntia regnum Dei
-62 Et respiciens retro, aptus est regno Dei
10- 9 Appropinquavit in vos regnum Dei
-11 Quia appropinquavit regnum Dei
11- 2 Adveniat regnum tuum
-17 O. regnum in se ipsum divisum desolabitur
-18 Quomodo stabit regnum ejus?
-20 Profecto pervenit in vos regnum Dei
12-31 Verumtamen quærite primum regnum Dei
-32 Complacuit Patri vestro dare vobis regnum
13-18 Cui simile est regnum Dei?
-20 Cui simile æstimabo regnum Dei?
-28 Cum videritis... om. prophetas in regno Dei
-29 Venient... et accumbent in regno Dei
14-15 Beatus, qui manducabit panem in regno D.
16-16 Ex eo regnum Dei evangelizatur
17-20 Quando venit regnum Dei?
Non venit regnum Dei cum observatione
-21 Ecce enim regnum Dei intra vos est
18-16 Talium est enim regnum Dei
-17 Quicumque non acceperit regnum Dei
-24 Quam difficile... in regnum Dei intrabunt
-25 Quam divitem intrare in regnum Dei
-29 Aut filios, propter regnum Dei

Luc. 19-11 Quod confestim regnum Dei manifestaretur
-12 Accipere sibi regnum, et reverti
-15 Et factum est ut rediret accepto regno
21-10 Surget gens... et regnum adversus regnum
-31 Scitote quoniam prope est regnum Dei
22-16 Donec impleatur in regno Dei
-18 Non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat
-29 Sicut disposuit mihi Pater meus regnum
-30 Bibatis super mensam meam in regno meo
23-42 Memento mei cum veneris in regnum tuum
-51 Qui expectabat et ipse regnum Dei
Joan. 3- 3 Non potest videre regnum Dei
- 5 Non potest introire in regnum Dei
18-36 Regnum meum non est de hoc mundo
Si ex hoc mundo esset regnum meum
Nunc autem regnum meum non est hinc
Act. 1- 3 Apparens eis, et loquens de regno Dei
- 6 Si in tempore hoc restitues regnum Israël
8-12 Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei
14-21 Oportet nos intrare in regnum Dei
19- 8 Disputans, et suadens de regno Dei
20-25 Per quos transivi prædicans regnum Dei
28-23 Quibus exponebat testificans regnum Dei
-31 Prædicans regnum Dei, et docens
Rom. 14-17 Non est enim regnum Dei, esca et potus
1 *Cor.* 4-20 Non enim in sermone est regnum Dei
6- 9 Quia iniqui regnum Dei non possidebunt
-10 Neque rapaces regnum Dei possidebunt
15-24 Cum tradiderit regnum Deo et Patri
-50 Caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt
Galat. 5-21 Qui talia agunt regnum Dei non consequentur
Ephes. 5- 5 Non habet hæreditatem in regno Christi
Colos. 1-13 Transtulit in regnum filii dilectionis suæ
4-11 Hi soli sunt adjutores mei in regno Dei
1 *Thes.* 2-12 Qui vocavit vos in suum regnum et gloriam
2 *Thes.* 1- 5 Ut digni habeamini in regno Dei
2 *Tim.* 4- 1 Per adventum ipsius et regnum ejus
-18 Et salvum faciet in regnum suum cœleste
Hebr. 1- 8 Virga æquitatis, virga regni tui
11-33 Qui per fidem vicerunt regna
12-28 Itaque regnum immobile suscipientes
Jacob. 2- 5 Et hæredes regni quod repromisit Deus
2 *Petr.* 1-11 Introitus in æternum regnum Domini nost.
Apoc. 1- 6 Et fecit nos regnum et sacerdotes Deo
- 9 Et particeps in tribulatione et regno
5-10 Et fecisti nos Deo nostro regnum
11-15 Factum est regnum hujus mundi
12-10 Et regnum Dei nostri, et potestas Christi ej.
16-10 Et factum est regnum ejus tenebrosum
17-12 Qui regnum nondum acceperunt
-17 Ut dent regnum suum bestiæ
-18 Quæ habet regnum super reges terræ

REGO.

Judic. 16-26 Qui dixit puero regenti gressus suos
2 *Reg.* 3- 6 Abner filius Ner regebat domum Saül
3 *Reg.* 4-12 Bana filius Ahilud regebat Thanac
21- 7 Et bene regis regnum Israel
1 *Par.* 22-12 Ut regere possis Israel, et custodire legem
27- 4 Qui regebat partem exercitus viginti quat.
2 *Par.* 26-21 Joatham filius ejus rexit domum regis
Tobiæ. 10-13 Diligere maritum, regere familiam, gubern.
Psal. 2- 9 Reges eos in virga ferrea
22- 1 Dominus regit me, et nihil mihi deerit
27- 9 Rege eos, et extolle illos usque in æternum
47-15 Ipse reget nos in sæcula
79- 2 Qui regis Israël, intende
Prov. 13-10 Qui autem agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia
Isai. 49-10 Quia miserator eorum reget eos
Dan. 13- 5 Qui videbantur regere populum
Matth. 2- 6 Dux qui regat populum meum Israël
Act. 20-28 Posuit episcopos regere Ecclesiam Dei
Rom. 15-12 Et qui exurget regere gentes
1 *Tim.* 5- 4 Discat primum domum suam regere
Apoc. 2-27 Et reget eas in virga ferrea
7-17 Qui in medio throni est, reget illos
12- 5 Recturus erat omnes gentes in virga ferrea
19-15 Et ipse reget eas in virga ferrea

REGOM. *Filius primogenitus Johaddai.*

1 *Par.* 2-47 Filii autem Johaddaï, Regom, et Joathan

REGREDIOR.

Gen. 32-10 Et nunc cum duabus turmis regredior
Num. 17- 8 Sequenti die regressus, invenit germinasse
Deut. 23-11 Et post solis occasum regredietur in castra
Judic. 5-28 Cur moratur regredi currus ejus?
20-48 Regressi autem filii Israel
1 *Reg.* 17-57 Cumq. regressus esset David, percusso Phil.
25-12 Regressi sunt itaque pueri David per viam s.

Esth. 4- 9 Regressus Athach, nuntiavit Esther omnia
Psal. 7- 8 Et propter hanc in altum regredere
Ezech. 7-13 Visio enim ad omnem multitudinem ejus non regredietur
1 Mac. 7-25 Regressus est ad regem, et accusavit eos
-35 Continuo cum regressus fuero in pace
10-52 Quoniam regressus sum in regnum meum
11-51 Regressi sunt in Jer. habentes spolia multa
12-24 Quoniam regressi sunt principes Demetrii
2 Mac. 4-36 Sed regressum regem de Ciliciæ locis
5-21 Velociter Antiochiam regressus est
12-18 Nulloque negotio perfecto regressus est
13-26 Populum sedavit, regressusque est Antioch.
Luc. 2-45 Et non invenientes, regressi sunt in Jerusal.
4- 1 Plenus Spiritu sancto regressus est a Jordane
-14 Et regressus est Jesus in virtute Spiritus
17- 7 Qui regresso de agro dicat illi : Statim transi
-15 Regressus est, cum magna voce magnificans
24- 9 Et regressæ a monumento nuntiaverunt hæc
-33 Surgentes eadem hora, regressi sunt in Jer.
-52 Ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem
Hebr. 7- 1 Qui obviavit Abrahæ regresso a cæde regum

REGRESSUS.

Eccli. 22-26 Non desperes : est enim regressus

REGULA.

Levit. 19-35 In regula, in pondere, in mensura
Josue. 7-21 Regulamq. auream quinquaginta siclorum
-24 Argentumq. et pallium, et auream regulam
3 Reg. 6-35 Opere quadro ad regulam
2 Cor. 10-13 Sed secundum regulam, qua mensus est
-15 Secundum regulam nostr. in abundantiam
-16 Non in aliena regula in iis... gloriari
Galat. 6-16 Et quicumque hanc regulam secuti fuerint
Philip. 3-16 Et in eadem permaneamus regula

REGULUS.

Josue. 13- 3 Quæ in quinq. regulos Philisthiim dividitur
Joan. 4-46 Erat quidam regulus, cuj. filius infirmabatur
-49 Dicit ad eum regulus : Domine, descende

REGULUS. *Serpens.*

Prov. 23-32 Et sicut regulus venena diffundet
Isai. 11- 8 Et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit
14-29 De radice enim colubri egredietur regulus
30- 6 Et leo ex eis, vipera, et regulus volans
59- 5 Et quod confotum est, erumpet in regulum
Jerem. 8-17 Ego mittam vobis serpentes regulos

REHUM I.

Filius Baana, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Zorobabel. Est etiam REHUM II, *filius Benni, qui inter viros reædificantes Jerusalem nominatur.*

1 Esdr. 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel... Rehum
2 Esdr. 3-17 Ædificaverunt Levitæ, Rehum filius Benni
10-25 Rehum, Hasebna, Maasia

REI.

Sacerdos in diebus David et Salomonis.

3 Reg. 1- 8 Et Reï... non erat cum Adonia

REIA.

Filius Micha, paterque Baal, e semine Ruben.

1 Par. 5- 5 Reia filius ejus, Baal filius ejus

REINVITO.

Luc. 14-12 Ne forte te et ipsi reinvitent

REJICIO.

Marc. 14-52 At ille rejecta sindone, nudus profugit ab eis
1 Tim. 4- 4 Et nihil rejiciendum quod cum gratiarum actione percipitur

RELEVO.

Deut. 23-14 (*Egesta humo operies*) quo relevatus es
1 Reg. 6- 5 Si forte relevet manum suam a vobis
3 Reg. 12-10 Aggravavit jugum nostrum, tu releva nos
Job. 7-13 Et relevabor loquens mecum in strato meo
12-21 Eos, qui oppressi fuerant, relevans

RELIGIO.

Exod. 12-26 Et cum dixerint... Quæ est ista religio ?
-43 Dixitq. Dom... Hæc est religio Phase
29- 9 Eruntq. sacerdotes mihi religione perpetua
Levit. 7-36 Religione perpetua in generationibus suis
16-31 Affligetis animas vestras religione perpetua
Num. 19- 2 Ista est religio victimæ, quam constituit Do.
Esth. 8-17 Eorum religioni et cæremoniis jungerentur
9-27 Qui religioni eorum voluerunt copulari
2 Mac. 6-11 Eo quod verebantur, propter religionem
Act. 26- 5 Secundum certiss. sectam nostræ religionis
Colos. 2-18 Volens in humilitate et religione Angelorum
Jacob. 1-26 Hujus vana est religio
-27 Religio munda et immaculata apud Deum

RELIGIOSE.

2 Mac. 12-43 Bene et religiose de resurrectione cogitans

RELIGIOSITAS.

Eccli. 1-17 Timor Domini, scientiæ religiositas
-18 Religiositas custodiet et justificabit cor
-26 Sapientiæ intellectus, et scientiæ religiositas

RELIGIOSUS, A, UM.

Dan. 3-90 Benedicite, omnes religiosi, Domino
Act. 2- 5 Viri religiosi ex omni natione quæ sub cœlo
10- 2 Religiosus, ac timens Deum cum o. domo s.
13-50 Concitaverunt mulieres religiosas et honest.
Jacob. 1-26 Si quis autem putat se religiosum esse

RELIGO.

Tobiæ. 8- 3 Religavit illud in deserto superioris Ægypti

RELINQUO.

Gen. 2-24 Quamobrem relinquet homo patrem suum
39-12 Qui relicto in manu ejus pallio fugit
-15 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit
-18 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit
44-22 Non potest puer relinquere patrem suum
46-30 Quia vidi faciem tuam, et superstitem te relinquo
Exod. 10-15 Nihilque omnino virens relictum est
16-19 Nullus relinquat ex eo in mane
Levit. 16-23 Depositis vestibus... relictisque ibi
26-43 Quæ cum relicta fuerit ab eis, complacebit
Num. 9-12 Non relinquent ex eo quippiam usque mane
-21 Et statim diluculo tabernaculum reliquisset
10-31 Et ille : Noli, inquit, nos relinquere
21-13 Quem relinquentes, castrametati sunt
32-26 Et pecora ac jumenta relinquemus in urbib.
Deut. 2-34 Non reliquimus in eis quidquam
24-19 Et oblitus manipulum reliqueris
-20 Sed relinques advenæ, pupillo, ac viduæ
28-20 Propter adinventiones tuas pessimas in quibus reliquisti me
-51 Non relinquat tibi triticum, vinum, et oleum
Josue. 8-17 Sicut eruperant aperta oppida relinquentes
-35 Nihil ex his quæ Moyses jusserat, reliquit intactum
10-37 Non reliquit in ea ullas reliquias
11-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim
In quibus solis relicti sunt
22- 3 Nec reliquistis fratres vestros longo tempore
-16 Cur reliquistis Dominum Deum Israël ?
-18 Et vos hodie reliquistis Dominum
24-16 Absit a nobis ut relinquamus Dominum
Judic. 3-22 Sed ita ut percusserat, reliquit in corpore
6- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant in Israël
10-13 Tamen reliquistis me, et coluistis deos alien.
19- 2 Quæ reliquit eum, et reversa est in domum
Ruth. 1-16 Ne adverseris mihi ut relinquam te
2-11 Et quod reliqueris parentes tuos et terram
1 Reg. 11-11 Ita ut non relinquerentur in eis duo pariter
14-36 Nec relinquamus ex eis virum
22- 4 Et reliquit eos ante faciem regis Moab
25-22 Si reliquero de omn. quæ ad ipsum pertinent
27- 9 Nec relinquebat vivent. virum et mulierem
31- 7 Et filii ejus reliquerunt civitates suas
2 Reg. 5-21 Et reliquerunt ibi sculptilia sua
14- 7 Quærunt extinguere scintillam meam quæ relicta est
17-12 Et non relinquemus de viris, qui cum eo sunt
3 Reg. 19-20 Statim relictis bobus, cucurrit post Eliam
4 Reg. 8- 6 A die qua reliquit terram usque ad præsens
10-14 Et non reliquit ex eis quemquam
24-14 Nihilque relictum est, exceptis pauperibus
25- 5 Dispersi sunt, et reliquerunt eum
-12 Et de pauperibus terræ reliquit vinitores
-22 Populo autem qui relictus erat in terra Juda
1 Par. 5-25 Reliquerunt autem Deum patrum suorum
16-37 Reliquit itaque ibi coram arca fœderis
28- 8 Et relinquatis eam filiis vestris post vos
2 Par. 10- 8 At ille reliquit consilium senum
11-14 Relinquentes suburbana et possessiones s.
12- 5 Dicit Dominus : Vos reliquistis me, et ego reliqui vos in manu Sesac
13-10 Deus est, quem non relinquimus
-11 Præcepta Do. Dei nost., quem vos reliquistis
18-32 Quod non esset rex Israël, reliquerunt eum
28- 6 Eo quod reliquissent Dominum Deum
2 Esdr. 1- 3 Qui remanserunt, et relicti sunt de captivit.
Tobiæ. 2- 3 Relinquens prandium, jejunus pervenit
11- 2 Scis quemadmodum reliquisti patrem tuum
14- 8 Et relinquent gentes idola sua
Judith. 6-10 Quod illum vinctum Assyrii reliquissent
8- 4 Erat autem Judith relicta ejus vidua
Judith. 8- 7 Cui vir suus reliquerat divitias multas
14- 6 Relicto gentilitatis ritu, credidit Deo
15- 2 Relictis omnibus, evadere festinabant Heb.
- 7 Prædam quam fugientes Assyrii reliquerant
Job. 20-26 Affligetur relictus in tabernaculo suo
Psal. 48-11 Et relinquent alienis divitias suas
104-14 Non reliquit hominem nocere eis
124- 3 Quia non relinquet Dominus virgam pecc.
Prov. 2-13 Qui relinquunt iter rectum, et ambulant
-17 Et relinquit ducem pubertatis suæ
9- 6 Relinquite infantiam, et vivite
10-17 Qui autem increpationes relinquit, errat
12-11 In suis munitionibus relinquit contumeliam
13-22 Bonus relinquit hæredes filios et nepotes
28-13 Qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea
Sap. 2- 9 Ubique relinquamus signa lætitiæ
8-13 His, qui post me futuri sunt, relinquam
10- 8 Insipientiæ s. reliquerunt hom. memoriam
12- 2 Ut relicta malitia, credant in te, Domine
Prolog. Eccli. Inveni ibi libros relictos
Eccli. 4- 5 Et non relinquas quærentibus tibi retro
6- 3 Et relinquaris velut lignum aridum in eremo
10-21 Et reliquit memoriam humilium sensu
11-20 Et relinquat omnia aliis, et morietur
14-15 Nonne aliis relinques dolores et labores tuos
15-14 Et reliquit illum in manu consilii sui
16- 4 Et utile est mori sine filiis, quam relinquere filios impios
17-21 Convertere ad Do., et relinque peccata tua
23-32 Sic et mulier omnis relinquens virum suum
24-46 Et relinquam illam quærentibus sapientiam
28- 2 Relinque proximo tuo nocenti te
-27 Qui relinquunt Deum, incident in illam
30- 4 Similem enim reliquit sibi post se
- 6 Reliquit e. defensorem domus contra inim.
44- 8 Reliquerunt nomen narrandi laudes eorum
48-17 Et relicta est gens perpauca, et princeps
49- 6 Reliquerunt legem Atissimi reges Juda
Isai. 1- 9 Nisi Do. exercituum reliquisset nobis semen
4- 3 Omnis qui relictus fuerit in Sion
6-11 Et domus sine homine, et terra relinquetur
7-22 Qui relictus fuerit in medio terræ
11-11 Residuum populi sui, quod relinquetur
-16 Residuo pop. meo, qui relinquetur ab Assyr.
16- 8 Propagines ej. relictæ sunt, transierunt mare
-14 Et relinquetur parvus et modicus
17- 6 Et relinquetur in eo sicut racemus
18- 6 Et relinquentur simul avibus montium
24- 6 Et relinquentur homines pauci
-12 Relicta est in urbe solitudo, et calamitas
27-10 Speciosa relinquetur, et dimittetur
30-17 Donec relinquamini quasi malus navis
32-14 Dimissa est, multitudo urbis relicta est
39- 6 Non relinquetur quidquam, dicit Dominus
Jerem. 2-19 Quia malum et amarum est reliquisse te Do.
7-29 Et reliquit generationem furoris sui
12- 7 Reliqui domum m., dimisi hæreditatem m.
14- 5 Nam et cerva in agro peperit, et reliquit
15- 6 Tu reliquisti me, dicit Dominus
17- 4 Et relinqueris sola ab hæreditate tua
40- 6 In medio populi, qui relictus fuerat in terra
43- 6 Om. animam quam reliquerat Nabuzardan
44- 7 Nec relinquatur vobis quidquam residuum
48-28 Relinquite civitates, et habitate in petra
49- 9 Venissent super te, non reliquissent racem.
-11 Relinque pupillos t. : ego faciam eos vivere
-12 Et tu quasi innocens relinqueris ?
50-20 Quoniam propitius ero eis quos reliquero
52-16 De pauperibus vero terræ reliquit Nabuz.
Thren. 2-22 Et non fuit...qui effugeret, et relinqueretur
Baruc. 6-41 Et ipsi cum intellexerint, relinquent ea
-47 Reliquerunt autem falsa, et opprobrium
Ezech. 6- 8 Relinquam in vobis eos, qui fugerint glad.
-12 Qui relictus fuerit et obsessus, fame moriet.
12-16 Et relinquam ex eis viros paucos a gladio
14-22 Tamen relinquetur in ea salvatio
20- 8 Nec idola Ægypti reliquerunt
23- 8 Quas habuerat in Ægypto, non reliquit
24-21 Filiæ vestræ, quas reliquistis, gladio cadent
31-12 Omnes populi terræ, et relinquent eum
Dan. 4-23 Ut relinqueretur germen radicum ejus
10- 8 Ego autem relictus solus vidi visionem
Joel. 2-14 Et relinquat post se benedictionem
Amos. 5- 3 Relinquentur in ea centum
Relinquentur in ea decem in domo Israël
- 7 Et justitiam in terra relinquitis
Abdiæ. - 5 Numquid saltem racemum reliquissent tibi
Soph. 3- 3 Non relinquebant in mane
Zach. 9- 7 Et relinquetur etiam ipse Deo nostro
13- 8 Et tertia pars relinquetur in ea
1 Mac. 1-40 Et nati ejus reliquerunt eam
43 Et relinqueret unusquisque legem suam
-51 Et relinquere filios suos incircumcisos
2-21 Non est nobis utile relinquere legem
-28 Reliquerunt quæcumq. habebant in civitate

1 *Mac.* 3-32 Et reliquit Lysiam hominem nobilem
5-18 Et reliquit Josephum filium Zachariæ
-42 Dicens : Neminem hominum reliqueritis
6- 2 Et scuta, quæ reliquit Alexander Philippi
7-20 Reliquit cum eo auxilium in adjutorium ipsi
-46 Et non est relictus ex eis nec unus
9-65 Reliquit Jonathas Simonem fratrem suum
10-13 Et reliquit unusquisque locum suum
-14 Qui reliquerant legem et præcepta Dei
-30 Relinquo vobis ex hodierna die
-33 O. animam Judæo.. relinquo liberam gratis
-79 Reliquit Apollonius in castris mille equites
11-64 Fratrem a. s. Simonem reliquit intra prov.
-70 Nemo relictus est ex eis, nisi Mathathias
13- 4 Et relictus sum ego solus
15-10 Ita ut pauci relicti essent cum Tryphone
-12 Et reliquit eum exercitus
2 *Mac.* 4-31 Relicto suffecto uno ex comitibus suis And.
5-22 Reliquit a. et præpositos ad affligendam
6-28 Adolescentibus autem exemplum forte relinquam
10-19 Relicto Simone, et Josepho, itemq. Zachæo
12-18 Relicto in quodam loco firmissimo præsidio
-19 Peremerunt a Timotheo relictos in præsidio
13-23 Qui relictus erat super negotia
Matth. 4-11 Tunc reliquit eum diabolus : et ecce Angeli
-13 Relicta civitate Nazareth, venit, et habitavit
-20 Illi continuo relictis retibus secuti sunt eum
-22 Illi autem statim relictis retibus et patre, secuti sunt eum
5-24 Relinque ibi munus tuum ante altare
16- 4 Et relictis illis, abiit
18-12 Nonne relinquit nonaginta nov. in montibus?
19-27 Ecce nos reliquimus omn., et secuti sumus te
-29 Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres
21-17 Et relictis illis, abiit foras extra civitatem
22-22 Mirati sunt, et relicto eo abierunt
-25 Reliquit uxorem suam fratri suo
23-23 Et reliquistis quæ graviora sunt legis
-38 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
24- 2 Non relinquetur hic lapis super lapidem
-40 Unus assumetur, et unus relinquetur
-41 Una assumetur, et una relinquetur
26-44 Et relictis illis, iterum abiit, et oravit tertio
-56 Tunc Discipuli omnes, relicto eo, fugerunt
Marc. 1-18 Et protinus relictis retibus, secuti sunt eum
-20 Et relicto patre suo Zebedæo in navi
7- 8 Relinquentes enim mandatum Dei
10- 7 Propter hoc relinquet homo patrem suum
-29 Nemo est, qui reliquerit domum
12-12 Et relicto eo abierunt
-19 Et dimiserit uxorem, et filios non reliquerit
-20 Et mortuus est non relicto semine
-21 Et mortuus est : et nec iste reliquit semen
-22 Et non reliquerunt semen
13- 2 Non relinquetur lapis super lapidem
-34 Qui peregre profectus, reliquit domum s.
14-50 Tunc Discipuli ejus relinquentes eum
Luc. 5-11 Relictis omnibus, secuti sunt eum
-28 Et relictis omnibus, surgens secutus est eum
10-30 Plagis impositis abierunt semivivo relicto
-40 Quod soror mea reliquit me solam ministr.
13-35 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta
17-34 Unus assumetur, et alter relinquetur
-35 Una assumetur, et altera relinquetur
Unus assumetur, et alter relinquetur
18-29 Nemo est, qui reliquit domum aut parentes
19-44 Et non relinquent in te lapidem sup. lapidem
20-31 Et non reliquerunt semen, et mortui sunt
21- 6 In quibus non relinquetur lapis super lapid.
Joan. 4- 3 Reliquit Judæam, et abiit iterum in Galil.
-28 Reliquit ergo hydriam suam mulier
-52 Quia heri hora septima reliquit eum febris
8-29 Mecum est, et non reliquit me solum
14-18 Non relinquam vos orphanos: veniam ad vos
-27 Pacem relinquo vobis, pacem meam do vob.
16-28 Iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem
-32 Et me solum relinquatis
Act. 14-16 Non sine testimonio semetipsum reliquit
18-19 Devenitque Ephesum, et illos ibi reliquit
21- 3 Relinquentes eam ad sinistram
24-27 Felix reliquit Paulum vinctum
Rom. 1-27 Et masculi, relicto naturali usu fœminæ
9-29 Nisi Dom. Sabaoth reliquisset nobis semen
11- 3 Et ego relictus sum solus
- 4 Reliqui mihi septem millia virorum
Ephes. 5-31 Propter hoc relinquet homo patrem et mat.
Thes. 4-16 Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur
Tim. 4- 9 Demas e. me reliquit, diligens hoc sæculum
-13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum
-20 Trophimum autem reliqui infirmum Mileti
Tit. 1- 5 Hujus rei gratia reliqui te Cretæ
Hebr. 4- 1 Relicta pollicitatione introeundi in requiem
- 9 Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei
10-26 Jam non relinquitur pro peccatis hostia
Hebr. 11-27 Fide reliquit Ægyptum, non veritus animositatem regis
1 *Petr.* 2-21 Vobis relinquens exemplum, ut sequamini
Apoc. 2- 4 Quod charitatem tuam primam reliquisti

RELIQUIÆ.

Exod. 8- 3 Et in reliquias ciborum tuorum
29-34 Combures reliquias igni : non comedentur
Num. 24-19 Qui dominetur, et perdat reliquias civitatis
Deut. 28- 5 Benedicta horrea tua, et benedictæ reliquiæ tuæ
-17 Maledictum horreum tuum, et maledictæ reliquiæ tuæ
Josue. 10-28 Non dimisit in ea saltem parvas reliquias
-30 Non dimiserunt in ea ullas reliquias
-37 Non reliquit in ea ullas reliquias
-39 Non dimisit in ea ullas reliquias
-40 Non dimisit in ea ullas reliquias
11- 8 Ut nullas dimitteret ex eis reliquias
-11 Non dimisit in ea ullas reliquias
12- 4 De reliquiis Raphaim, qui habitavit in Ast.
Judic. 1- 7 Colligebant sub mensa mea cibor. reliquias
5-13 Salvatæ sunt reliquiæ populi
20-48 Omn. reliquias civitatis, a viris usq. ad jum.
Ruth. 2-14 Comeditque et saturata est, et tulit reliquias
-18 Et dedit ei de reliquiis cibi sui
2 *Reg.* 14- 7 Non supersit viro meo nomen, et reliquiæ
21- 2 Non erant de filiis Israël, sed reliquiæ Amorrhæorum
3 *Reg.* 14-10 Et mundabo reliquias domus Jeroboam
22-47 Reliquias effœminatorum, qui remanserant
4 *Reg.* 10-11 Donec non remanerent ex eo reliquiæ
19- 4 Et fac orationem pro reliquiis, quæ repertæ
-31 De Jerusalem quippe egredientur reliquiæ
21-14 Dimittam vero reliquias hæreditatis meæ
1 *Par.* 4-43 Et percusserunt reliquias, quæ evadere potuerant
2 *Par.* 30- 6 Et revertetur ad reliquias, quæ effugerunt
31-10 Reliquiarum aut. copia est ista, quam cernis
34- 9 De Manasse et Ephraim et univ. reliquiis Is.
-21 Et pro reliquiis Israël et Juda
1 *Esdr.* 9- 8 Ut dimitterentur nobis reliquiæ
-14 Ne dimitteres nobis reliquias ad salutem
Tobiæ. 13-20 Si fuerint reliquiæ seminis mei ad videndam
Job. 18-19 Nec ullæ reliquiæ in regionibus ejus
22-20 Et reliquias eorum devoravit ignis
Psal. 16-14 Dimiserunt reliquias suas parvulis suis
20-13 In reliquiis tuis præparabis vultum eorum
36-37 Quoniam sunt reliquiæ homini pacifico
-38 Reliquiæ impiorum interibunt
75-11 Reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi
Sap. 13-12 Reliquiis autem ejus operis, ad præparationem escæ abutatur
Isai. 10-19 Reliquiæ ligni saltus ejus... numerabuntur
-21 Reliquiæ convertentur, reliquiæ, inquam, Jacob ad Deum fortem
-22 Quasi arena maris, reliquiæ convertentur
14-22 Et reliquias, et germen, et progeniem
-30 Et reliquias tuas interficiam
15- 9 His qui fugerint de Moab leonem, et reliquiis terræ
17- 3 Reliquiæ Syriæ sicut gloria filior. Isr. erunt
21-17 Et reliquiæ numeri sagittariorum fortium
37- 4 Leva ergo orationem pro reliquiis
-32 Quia de Jerusalem exibunt reliquiæ
Jerem. 6- 9 Colligent quasi in vinea reliquias Israël
11-23 Et reliquiæ non erunt ex eis
15-11 Dicit Dom. : Si non reliquiæ tuæ in bonum
23- 3 Et ego congregabo reliquias gregis mei
25-20 Gazæ, et Accaron, et reliquiis Azoti
29- 1 Ad reliquias seniorum transmigrationis
31- 7 Salva, Domine, populum t., reliquias Israël
39- 9 Reliquias populi, qui remanserant in civit.
40-11 Quod dedisset rex Babyl. reliquias in Jud.
-15 Et peribunt reliquiæ Juda
41-10 Captivas duxit Ismahel o. reliquias populi
-16 Universas reliquias vulgi, quas reduxerat
42- 2 Ora pro nobis... pro universis reliquiis istis
-15 Audite verbum Domini, reliquiæ Juda
-19 Verbum Domini super vos, reliquiæ Juda
43- 5 Sed tollens Johanan... universos reliquiarum Juda
44-12 Et assumam reliquias Judæ
-14 Et sit residuus de reliquiis Judæorum
-28 Et scient omnes reliquiæ Juda
47- 4 Palæsthinos, reliquias insulæ Cappadociæ
- 5 Conticuit Ascalon, et reliquiæ vallis earum
Ezech. 5-10 Et ventilabo universas reliquias tuas
9- 8 Ergo-ne disperdes omnes reliquias Israël ?
11-13 Consummationem tu facis reliquiarum Isr.
25-16 Et perdam reliquias maritimæ regionis
34-18 Reliquias pascuarum vestrar. conculcastis
Amos. 4- 2 Et reliquias vestras in ollis ferventibus
5-15 Si forte misereatur Dom. reliquiis Joseph
9-12 Ut possideant reliquias Idumææ
Abdiæ. -18 Et non erunt reliquiæ domus Esaü
Mich. 2-12 In unum conducam reliquias Israel
4- 7 Et ponam claudicantem in reliquias
5- 3 Et reliquiæ fratrum ejus convertentur
- 7 Et erunt reliquiæ Jacob in medio
- 8 Et erunt reliquiæ Jacob in gentibus
7-18 Transis peccat. reliquiarum hæreditatis tuæ
Soph. 1- 4 Et disperdam de loco hoc reliquias Baal
2- 9 Reliquiæ populi mei diripient eos
3-13 Reliquiæ Israël non facient iniquitatem
Aggæi. 1-12 Sacerdos magnus, et omnes reliquiæ populi
Zach. 8- 6 In oculis reliquiarum populi hujus
-11 Ego faciam reliquiis populi hujus
-12 Et possidere faciam reliquias populi hujus
1 *Mac.* 3-35 Ad extirpandam virtut. Isr. et reliquias Jer.
6-53 Consumpserant reliquias eorum
Matth. 14-20 Tulerunt reliquias, duodecim cophinos
Marc. 6-43 Et sustulerunt reliquias fragmentorum
Luc. 23-43 Sumens reliquias, dedit eis
Rom. 9-27 Tanquam arena maris, reliquiæ salvæ fient
11- 5 Reliquiæ secund. electionem gratiæ salvæ

RELIQUUS, A, UM; *et* RELIQUUM, *subst.*

Gen. 30-36 Qui pascebat reliquos greges ejus
32- 8 Alia turma, quæ reliqua est, salvabitur
47-24 Quatuor reliquas permitto vobis in sement.
48- 6 Reliquos autem quos genueris post eos
Exod. 4- 7 Erat similis carni reliquæ
16-23 Quidquid autem reliquum fuerit, reponite
23-11 Et quidquid reliquum fuerit, edant bestiæ
28-10 Et sex reliqua in altero, juxta ordinem
29-12 Reliquum a. sanguinem fundes juxta basim
Levit. 2- 3 Quod autem reliquum fuerit de sacrificio
-10 Quidquid autem reliquum est, erit Aaron
4- 7 Om. a. reliquum sanguinem fundet in basim
-12 Et reliquo corpore, efferet extra castra
-18 Reliquum a. sanguinem fundet juxta basim
-25 Et reliquum fundens ad basim ejus
-30 Reliquum fundet ad basim ejus
-34 Reliquum fundet ad basim ejus
5- 9 Quidquid a. reliquum fuerit, faciet distillare
-13 Reliquam vero part. ipse habebit in munere
6-16 Reliquam a. partem similæ comedet Aaron
8-15 Fudit reliquum sanguin. ad fundamenta ej.
-24 Reliquum fudit super altare per circuitum
-32 Quidquid autem reliquum fuerit de carne
13- 3 Humiliorem cute et carne reliqua
- 4 Nec humilior carne reliqua
-25 Et locus ejus reliqua cute est humilior
-26 Nec humilior plaga carne reliqua
-30 Si quid. humilior fuerit locus carne reliqua
-32 Et locus plagæ, carni reliquæ æqualis
-34 Nec humilior carne reliqua, mundabit eum
14-17 Quod autem reliquum est olei in læva manu
-29 Reliquam autem partem olei, quæ est
-37 Et humiliores superficie reliqua
25-27 Et quod reliquum est, reddet emptori
-52 Et reddet emptori quod reliquum est annor.
27-18 Juxta annorum, qui reliqui sunt, numerum
Num. 10- 6 Et juxta hunc modum reliqui facient
31-12 Reliqua a. utensilia portaverunt ad castra
-27 Et inter omnem reliquam multitudinem
-43 Quæ contigerat reliquæ multitudini
Deut. 3-13 Reliquam autem partem Galaad
17- 7 Et manus reliqui populi extrema mittetur
18- 1 Partem et hæreditatem cum reliquo Israel
20- 8 His dictis addent reliqua
Josue. 6- 9 Reliquum vulgus arcam sequebatur
-13 Vulgus autem reliquum sequebatur arcam
8- 5 Ego a. et reliqua multitudo quæ mecum est
-13 Reliquus exercitus ad Aquil. aciem dirigebat
13-27 Et Saphon reliquam partem regni Sehon
17- 2 Et reliquis filior. Manasse juxta familias s.
- 6 Filiorum Manasse qui reliqui erant
21- 5 Et reliquis filiorum Caath, id est, Levitis
-20 Reliquis vero per familias filiorum Caath
Judic. 7- 6 Reliqua multitudo flexo poplite biberat
- 7 Reliqua multitudo revertatur in locum s.
- 8 Om. reliquam multitudinem abire præcepit
21-16 Quid faciemus reliquis, qui non acceperunt
1 *Reg.* 11-11 Reliqui autem dispersi sunt
13- 5 Et sex millia equitum, et reliquum vulgus
-15 Et reliqui populi ascenderunt post Saul
15-15 Reliqua vero occidimus
16-11 Adhuc reliquus est parvulus
18- 4 Dedit eam David et reliqua vestimenta sua
26- 5 Et reliquum vulgus per circuitum ejus
30-31 Et reliquis qui erant in his locis
2 *Reg.* 10-10 Reliquam a. partem populi tradidit Abisai
12-28 Nunc igitur congrega reliquam part. populi
15-22 Viri qui cum eo erant, et reliqua multitudo
3 *Reg.* 11-41 Reliquum autem verborum Salomonis
12-23 Et Benjamin, et reliquos de populo
14-19 Reliqua autem verborum Jeroboam
-29 Reliqua autem sermonum Roboam

3 *Reg.* 15- 7 Reliqua autem sermonum Abiam
-23 Reliqua autem omnium sermonum Asa
-31 Reliqua autem sermonum Nadab
16- 5 Reliqua autem sermonum Baasa
-14 Reliqua autem sermonum Ela
-20 Reliqua autem sermonum Zambri
-27 Reliqua autem sermonum Amri
20-19 Ac reliquus exercitus sequebatur
22-39 Reliqua autem sermonum Achab
-46 Reliqua autem verborum Josaphat
4 *Reg.* 1-18 Reliqua autem verborum Ochoziæ
4- 7 Tu autem et filii tui vivite de reliquo
8-23 Reliqua autem sermonum Joram
10-11 Omnes qui reliqui erant de domo Achab
-17 Percussit omn. qui reliqui fuerant de Achab
-34 Reliqua autem verborum Jehu
12-19 Reliqua autem sermonum Joas
13- 8 Reliqua autem sermonum Joachaz
14-15 Reliqua autem verborum Joas, quæ fecit
-18 Reliqua autem sermonum Amasiæ
-28 Reliqua autem sermonum Jeroboam
15- 6 Reliqua autem sermonum Azariæ
-11 Reliqua autem verborum Zachariæ
-15 Reliqua autem verborum Sellum
-21 Reliqua autem sermonum Manahem
-26 Reliqua autem sermonum Phaceïa
-31 Reliqua autem sermonum Phacee
-36 Reliqua autem sermonum Joatham
16-19 Reliqua autem verborum Achaz, quæ fecit
19-30 Quodcumque reliquum fuerit de domo Juda
20-20 Reliqua autem sermonum Ezechiæ
21-17 Reliqua autem sermonum Manasse
23-28 Reliqua autem sermonum Josiæ
24- 5 Reliqua autem sermonum Joakim
25-11 Reliquam autem populi partem
Et reliquum vulgus transtulit Nabuzardan
1 *Par.* 6-70 Qui de cognatione filior. Caath reliqui erant
11- 8 Joab autem reliqua urbis extruxit
12-32 Reliqua tribus eorum consilium sequebatur
-38 Sed et om. reliqui ex Israël uno corde erant
13- 2 Mittamus ad fratres nostros reliquos
16-41 Heman, et Idithun, et reliquos electos
19- 6 Tam Hanon, quam reliquus populus
-11 Reliquam a. partem populi dedit sub manu
23-31 Et calendis et solemnitatibus reliquis
24-20 Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant
2 *Par.* 4- 4 Et tres qui reliqui erant, Orientem
9-29 Reliqua autem operum Salomonis
13-22 Reliqua autem sermonum Abia
20-34 Reliqua autem gestorum Josaphat priorum
23- 5 Reliquum vulgus sit in atriis domus Domini
- 6 Reliquum vulgus observet custodias Dom.
24-14 Detulerunt... reliquam partem pecuniæ
25-26 Reliqua autem sermonum Amasiæ
26- 9 Et reliquas in eodem muri latere
-20 Et omnes reliqui sacerdotes
-22 Reliqua autem sermonum Oziæ priorum
27- 7 Reliqua autem sermonum Joatham
28-26 Reliqua autem sermonum ejus
32-32 Reliqua autem sermonum Ezechiæ
33-18 Reliqua autem gestorum Manasse
-25 Porro reliqua populi multitudo
35- 7 Et reliqui pecoris triginta millia
-26 Reliqua autem sermonum Josiæ
36- 8 Reliqua autem verborum Joakim
1 *Esdr.* 1- 4 Reliqui in cunctis locis ubicumque habitant
3- 8 Et reliqui de fratribus eorum sacerdotes
4- 3 Et reliqui principes patrum Israël
- 7 Et reliqui qui erant in consilio eorum
- 9 Et reliqui consiliatores eorum
-10 Et in reliquis regionibus trans flumen
-17 Et ad reliquos qui erant in consilio eorum
6-16 Et reliqui filiorum transmigrationis
7-18 De reliquo argento et auro ut faciatis
2 *Esdr.* 2-16 Et reliquis qui faciebant opus
4-14 Et aio... ad reliquam partem vulgi
-19 Et dixi... ad reliquam partem vulgi
7-72 Et quod dedit reliquus populus
-73 Et cantores et reliquum vulgus
10-28 Et reliqui de populo, sacerdotes, Levitæ
11- 1 Reliqua vero plebs misit sortem
-20 Et reliqui ex Israël sacerdotes et Levitæ
Tobiæ. 14- 4 Reliquum vero vitæ suæ in gaudio fuit
Judith. 15- 7 Reliqui autem qui erant in Bethulia
Job. 4-21 Qui a. reliqui fuerint, auferentur ex eis
27-15 Qui reliqui fuerint ex eo, sepelientur
Sap. 13-13 Reliquum horum, quod ad nullos usus facit
Eccli. 44-18 Ideo dimissum est reliquum terræ
47-25 Dedit autem reliquum Jacob et David
Isai. 37-31 Et quod reliquum est, radicem deorsum
40-26 Neque unum reliquum fuit
44-15 De reliquo a. operatus est deum, et adoravit
-17 Reliquum autem ejus deum fecit
-19 Et de reliquo ejus idolum faciam?
Jerem. 24- 8 Reliquos de Jerus. qui remanserunt in urbe
Jerem. 27-19 Ad reliqua vasor. quæ remanser. in civitate
34- 7 Contra o. civitates Juda, quæ reliquæ erant
39- 3 Et omnes reliqui principes regis Babylonis
42- 1 Reliquum vulgus a parvo usque ad magnum
47- 4 Et Sidon cum omnibus reliquis auxiliis suis
50-26 Nec sit quidquam reliquum
52-15 Et de reliquo vulgo, quod remanserat in civ.
Ezech. 30- 5 Et omne reliquum vulgus
34-18 Reliquam pedibus vestris turbabatis
36- 3 Et facti in hæreditatem reliquis gentibus
- 4 Et subsannatæ a reliquis gentib. per circuit.
- 5 Locutus sum de reliquis gentibus
48-18 Quod autem reliquum fuerit in longitudine
-21 Quod autem reliquum fuerit, principis erit
-23 Et reliquis tribubus: A plaga Orientali
Dan. 7- 7 Reliqua pedibus suis conculcans
-19 Et reliqua pedibus suis conculcabat
Amos. 1- 8 Et peribunt reliqui Philisthinorum
6- 9 Quod si reliqui fuerint decem viri
Abdiæ. -14 Non concludes reliquos ejus in die tribulat.
Habac. 2- 8 Spoliabunt te omnes qui reliqui fuerint
Aggæi. 1-14 Et spiritum reliquorum de omni populo
2- 3 Et ad reliquos populi dicens
Zach. 11- 9 Reliqui devorent unusquisq. carnem prox.
12-14 Omnes familiæ reliquæ, familiæ et familiæ
14- 2 Et reliquum populi non auferetur ex urbe
-16 Qui reliqui fuerint de universis gentibus
1 *Mac.* 3-11 Vulnerati multi, et reliqui fugerunt
-24 Reliqui a. fugerunt in terram Philisthiim
5-36 Et reliquas civitates Galaaditidis
9-69 Cogitavit cum reliquis abire in regionem s.
10-41 Et omne quod reliquum fuerit
12- 6 Sacerdotes, et reliquus populus Judæorum
-45 Et tradam eam tibi et reliqua præsidia
14-20 Reliquo populo Judæor., fratribus, salutem
2 *Mac.* 12-21 Mulieres, et filios, et reliquum apparatum
Matth. 22- 6 Reliqui vero tenuerunt servos ejus
25-11 Novissime vero veniunt et reliquæ virgines
Marc. 4-19 Et circa reliqua concupiscentiæ introeuntes
Act. 2-37 Dixerunt ad Petrum et ad reliquos Apostolos
27- 1 Et tradi Paulum cum reliquis custodiis
1 *Cor.* 7-29 Reliquum est, ut et qui habent uxores
2 *Tim.* 4- 8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ
1 *Petr.* 4- 2 Quod reliquum est in carne, vivat temporis
Apoc. 11-13 Et reliqui in timorem sunt missi
12-17 Et abiit facere prælium cum reliquis de semine ejus

REMANDO.

Isai. 28-10 Quia manda remanda, manda remanda
-13 Erit eis verbum Domini: Manda remanda, manda remanda

REMANEO.

Gen. 7-23 Remansit autem solus Noë
14-10 Et qui remanserant, fugerunt ad montem
19-31 Et nullus virorum remansit in terra
33-15 Saltem socii remaneant viæ tuæ
42-38 Frater ej. mortuus est, et ipse solus remansit
Exod. 8- 9 Et tantum in flumine remaneant
-11 Et tantum in flumine remanebunt
10-19 Non remansit ne una quidem in cunctis fin.
-24 Oves tantum vestræ et armenta remaneant
-26 Non remanebit ex eis ungula
12-10 Nec remanebit quidquam ex eo usque mane
23-18 Nec remanebit adeps solemnitatis meæ
29-34 Quod si remanserit de carnibus consecratis
Levit. 7-15 Nec remanebit ex eis quidquam usque mane
-16 Sed et si quid in crastinum remanserit
10-12 Tollite sacrific. quod remansit de oblatione
-16 Iratusque contra... filios Aaron, qui remanserant
19- 9 Nec remanentes spicas colliges
22-30 Non remanebit quidq. in mane alterius diei
23-22 Nec remanentes spicas colligetis
25-16 Quanto plures anni remanserint post jubil.
-51 Si plures fuerint anni qui remanent usque
26-36 Et qui de vobis remanserint
-39 Quod si et de iis aliqui remanserint
Num. 11-26 Remanserant autem in castris duo viri
26-65 Nullusque remansit ex eis, nisi Caleb
33-55 Qui remanserint, erunt vobis quasi clavi
Deut. 3-19 Et in urbibus remanere debebunt
4-27 Et remanebitis pauci in nationibus
16- 4 Et non remanebit de carnibus ejus
24-20 Quidquid remanserit in arboribus, non reverteris ut colligas
-21 Non colliges remanentes racemos
28-62 Et remanebitis pauci numero
Josue. 2-11 Nec remansit in nobis spiritus ad introitum
5- 1 Et non remansit in eis spiritus
8-17 Et ne unus quidem in urbe Haï et Bethel remansisset
18- 2 Remanserant a. filior. Israël septem tribus
Judic. 7- 3 Et tantum decem millia remanserunt
Judic. 8-10 Quindecim enim millia viri remanserant
9- 5 Remansitq. Joatham filius Jerob. minimu
20-45 Cùm vidissent qui remanserant de Benjamin
-47 Remanserunt itaq. de o. numero Benjamin
Ruth. 1- 3 Remansitque ipsa cum filiis
- 5 Remansitque mulier orbata duobus liberi
2- 7 Et rogavit ut spicas colligeret remanentes
-16 Projicite de industria, et remanere permitt
1 *Reg.* 2-36 Ut quicumque remanserit in domo tua
5- 5 Dagon solus truncus remanserat in loco s.
9-24 Ecce quod remansit, pone ante te
25-13 Porro ducenti remanserunt ad sarcinas
-34 Non remansisset Nabal usq. ad lucem matut
30-24 Descendentis ad prælium, et remanentis ad sarcinas
2 *Reg.* 9- 1 Aliquis qui remanserit de domo Saül
11- 1 David autem remansit in Jerusalem
13-30 Et non remansit ex eis saltem unus
16- 3 Responditq. Siba regi: Remansit in Jerus.
19- 7 Ne unus quidem remansurus sit tecum
3 *Reg.* 9-20 Univ. populum qui remanserat de Amorrh
-21 Horum filios qui remanserant in terra
11-32 Porro una tribus remanebit ei
-36 Ut remaneat lucerna David servo meo
15-18 Aurum, quod remanserat in thesauris
17-17 Ita ut non remaneret in eo halitus
18-22 Ego remansi propheta Domini solus
20-30 Fugerunt autem qui remanserant in Aphec
Viginti septem millia hom. qui remanserant
22- 8 Remansit vir unus, per quem possumus
-47 Qui remanserant in diebus Asa patris ejus
4 *Reg.* 3-25 Ita ut muri tantum fictiles remanerent
7-13 Quinque equos qui remanserunt in urbe
10-11 Donec non remaneret ex eo reliquiæ
17-18 Non remansit nisi tribus Juda tantummodo
20-17 Non remanebit quidquam, ait Dominus
25-11 Populi partem, quæ remanserat in civitate
2 *Par.* 21-17 Nec remansit ei filius, nisi Joachaz
31-10 Et saturati sumus, et remanserunt plurima
2 *Esdr.* 1- 2 Interrogavi eos de Judæis qui remanserant
- 3 Qui remanserunt, et relicti sunt de captivit.
Tobiæ. 4-15 Apud te omnino non remaneat
Judith. 5-13 Coopertus est, ut non remaneret vel unus
Job. 20-21 Non remansit de cibo ejus
Psal. 105-11 Unus ex eis non remansit
Eccli. 27- 5 Sicut in percussura cribri remanebit pulvis
Isai. 24-13 Paucæ olivæ, quæ remanserunt, excutiantur
Jerem. 4- 7 Vastabuntur, remanentes absque habitator.
24- 8 Qui remanserunt in urbe hac, et qui hab.
27-19 Reliqua vasorum, quæ remanserunt in civ.
31- 2 In deserto populus, qui remanserat a gladio
32-43 Eo quod non remanserit homo et jumentum
38- 4 Qui remanserunt in civitate hac
-22 Mulieres quæ remanserunt in domo regis
39- 9 Reliquias pop., qui remanserant in civitate
Et superfluos vulgi, qui remanserant
41-10 Populum, qui remanserat in Masphath
42-17 Nullus de eis remanebit, nec effugiet
52-15 Reliquo vulgo, quod remanserat in civitate
Ezech. 9- 8 Et cæde completa, remansi ego
23-25 Et quæ remanserint, gladio concident
39-14 Requir. eos qui remanserant sup. faciem ter.
Dan. 10- 8 Non remansit in me fortitudo, sed et species
-13 Et ego remansi ibi juxta regem Persarum
-16 Et nihil in me remansit virium
-17 Nihil enim in me remansit virium
Soph. 2- 7 Funiculus ejus, qui remanserit de domo Juda
3- 6 Non remanente viro, neque ullo habitatore
1 *Mac.* 2-18 Viri Juda, et qui remanserunt in Jerusalem
6-53 Et qui remanserant in Judæa de gentibus
-54 Et remanserunt in sanctis viri pauci
9- 6 Non remanserunt ex eis nisi octingenti viri
10-14 Tantum in Bethsura remanserunt aliqui
13-11 Ejectis his, qui erant in ea, remansit illic
Luc. 2-43 Cum redirent, remansit puer Jesus in Jer.
Joan. 8- 9 Et remansit solus Jesus, et mulier
19-31 Ut non remanerent in cruce corpora sabbato
Act. 15-34 Visum est autem Silæ ibi remanere
17-14 Silas autem et Timotheus remanserunt ibi
19-22 Ipse remansit ad tempus in Asia
1 *Thes.* 3- 1 Placuit nobis remanere Athenis, solis
1 *Tim.* 1- 3 Sicut rogavi te ut remaneres Ephesi
2 *Tim.* 4-20 Eratus remansit Corinthi

REMEDIUM.

Tobiæ. 6- 7 Ut dicas mihi, quod remedium habebunt ista

REMEIA.

Unus ex iis qui duxerant uxores alienigenas in terra captivitatis.

1 *Esdr.* 10-25 Et ex Israël, de filiis Pharos, Remeïa

REMEMORATIO.

Psal. 37- 1 Psalm. David, in rememorationem de sabb.
69- 1 In rememorationem, quod salvum fecerit

REMEMOROR.

3 *Reg.* 17-18 Ut rememorarentur iniquitates meæ
Psal. 77-35 Rememorati sunt quia Deus adjutor est
Hebr. 10-32 Rememoramini autem pristinos dies

REMEO.

Tobiæ. 10- 7 Per quas spes remeandi videbatur

REMETIOR.

Isai. 65- 7 Remetiar opus eorum primum in sinu eor.
Matth. 7- 2 In qua mensura mensi fueritis, remetietur
Marc. 4-24 In qua mensura mensi fueritis, remetietur
Luc. 6-38 Mensura, qua mensi fueritis, remetietur

REMIGES.

Isai. 33-21 Non transibit per eum navis remigum
Ezech. 27- 8 Habitatores... Aradii fuerunt remiges tui
-26 In aquis multis adduxerunt te remiges tui

REMIGO.

Jonæ. 1-13 Et remigabant viri ut reverterentur
Marc. 6-48 Et videns eos laborantes in remigando
Joan. 6-19 Cum remigassent ergo quasi stadia viginti

REMINISCOR.

Gen. 41- 9 Demum reminiscens pincernarum magister
Deut. 8-14 Et non reminiscaris Domini Dei tui
Tobiæ. 3- 3 Neq. reminiscaris delicta mea, vel parent.
Psal. 21-28 Reminiscentur, et convertentur ad Dom.
24- 6 Reminiscere miserationum tuarum, Dom.
Isai. 62- 6 Qui reminiscimini Domini, ne taceatis
Baruc. 2-33 Quia reminiscentur viam patrum suorum
1 *Mac.* 6-12 Nunc vero reminiscor malorum quæ feci
Joan. 16- 4 Reminiscamini, quia ego dixi vobis
2 *Cor.* 7-15 Reminiscentis omn. vestrum obedientiam

REMISSIO.

Levit. 25-10 Vocabis remissionem cunctis habitatoribus
Num. 36- 4 Id est, quinquagesimus annus remissionis
Deut. 15- 1 Septimo anno facies remissionem
- 2 Quia annus remissionis est Domini
- 9 Appropinquat septimus annus remissionis
31-10 Post septem annos, anno remissionis
Ezech. 46-17 Erit illius usque ad annum remissionis
1 *Mac.* 10-34 Sint omnes immunitatis et remissionis
13-34 Ut faceret remissionem regioni
Matth. 26-28 Effundetur in remissionem peccatorum
Marc. 1- 4 Baptismum pœnitentiæ in remissionem pecc.
3-29 Non habebit remissionem in æternum
Luc. 1-77 In remissionem peccatorum eorum
3- 3 Baptismum pœnitentiæ in remissionem pec.
4-19 Prædicare captiv. remissionem, et cæcis visum, dimittere confractos in remissionem
24-47 Et remissionem peccatorum in omnes gentes
Act. 2-38 In remissionem peccatorum vestrorum
5-31 Pœnitentiam Israeli, et remissionem pecc.
10-43 Remissionem peccator. accipere per nomen
13-38 Vobis remissio peccatorum annuntiatur
26-18 Ut accipiant remissionem peccatorum
Rom. 3-25 Propt. remissionem præcedentium delictor.
2 *Cor.* 8-13 Non enim ut aliis sit remissio
Ephes. 1- 7 Remissionem peccatorum, secundum divit.
Colos. 1-14 Per sanguinem ejus, remissionem peccator.
Hebr. 9-22 Sine sanguinis effusione non fit remissio
10-18 Ubi a. horum remissio: jam non est oblatio

REMISSIUS.

2 *Mac.* 12-14 Apparatu alimoniarum, remissius agebant
Matth. 11-22 Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii
-24 Quia terræ Sodomorum remissius erit
Luc. 10-12 Quia Sodomis in die illa remissius erit
-14 Tyro et Sidoni remissius erit in judicio

REMITTO.

Gen. 43-14 Et remittat vobiscum fratrem vestrum
Exod. 17-11 Sin autem paululum remisisset, superabat
18- 2 Sephoram uxorem Moysi quam remiserat
1 *Reg.* 6- 2 Indicate nobis quomodo remittamus eam
- 3 Si remittitis arcam Dei Israël
13- 2 Cæterum populum remisit unumquemque
3 *Reg.* 20-10 Qui remisit, et ait: Hæc faciant mihi dii
4 *Reg.* 14- 9 Remisitque Joas rex Israel ad Amasiam
1 *Par.* 12-19 Inito consilio remiserunt eum principes
2 *Par.* 25-13 At ille exercitus, quem remiserat Amasias
-18 At ille remisit nuntios, dicens: Carduus
Judith. 1-11 Contradixerunt, et remiserunt eos vacuos
Psal. 31- 1 Beati, quorum remissæ sunt iniquitates
- 5 Et tu remisisti impietatem peccati mei
38-14 Remitte mihi, ut refrigerer priusq. abeam
84- 3 Remisisti iniquitatem plebis tuæ: operuisti
Prov. 10- 4 Egestatem operata est manus remissa
Sap. 14- 6 Remisit sæculo semen nativitatis
Eccli. 2-13 Et remittet in die tribulationis peccata
4-34 Et inutilis, et remissus in operibus tuis
30- 8 Et filius remissus evadet præceps
Jerem. 37-19 Ne me remittas in domum Jonathæ scribæ
1 *Mac.* 10-28 Et remittem us vobis præstationes multas
-29 Et coronas remitto, et tertias seminis
-32 Remitto etiam potestatem arcis
11-35 Ex hoc tempore remittimus eis
12-45 Et nunc remitte eos in domos suas
-47 Ex quibus remisit in Galilæam duo millia
13-16 Non dimissus fugiat a nobis, et remittemus
-37 Remittere vobis quæ indulsimus
-39 Remittimus quoque ignorantias et peccata
15- 5 Quas remiserunt tibi ante me omnes reges, et quæcumque alia dona remiserunt tibi
- 8 Et in totum tempus remittuntur tibi
Matth. 9- 2 Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua
12-31 Peccatum et blasphemia remittetur homin. Spiritus autem blasphemia non remittetur
-32 Verbum contra Filium hom. remittetur ei, Qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non remittetur ei
18-35 Si non remiseritis unusquisque fratri suo
Luc. 5-20 Homo, remittuntur tibi peccata tua
7-47 Dico tibi: Remittuntur ei peccata multa
-48 Dixit a. ad illam: Remittuntur tibi peccata
12-10 Qui dicit verbum in Filium hominis, remittetur illi: ei autem, qui in Spiritum sanctum, blasphemaverit, non remittetur
23- 7 Remisit eum ad Herodem, qui et ipse Jeros.
-11 Indutum veste alba, et remisit ad Pilatum
-15 Nam remisi vos ad illum, et ecce nihil...
Joan. 20-23 Quorum remiseritis peccata, remittuntur
Act. 8-22 Si forte remittatur tibi hæc cogitatio
Rom. 4- 7 Beati, quorum remissæ sunt iniquitates
Ephes. 6- 9 Eadem facite illis, remittentes minas
Phile. -12 (*Et mihi et tibi utilis,*) quem remisi tibi
Hebr. 12-12 Remissas manus, et soluta genua, erigite
Jacob. 5-15 Et si in peccatis sit, remittentur ei
1 *Joan.* 1- 9 Ut remittat nobis peccata nost., et emundet
2-12 Filioli, quoniam remittuntur vobis peccata

REMMOM.

Sic vocabatur pater Baana et Rechab servorum Isboseth.

2 *Reg.* 4- 2 Filii Remmon Berothitæ de filiis Benjamin
- 5 Venientes igitur filii Remmon Berothitæ
- 9 Respondens autem David... filiis Remmon

REMMOMPHARES.

Decima sexta Israelitarum mansio in solitudine.

Num. 33-19 Castrametati sunt in Remmomphares

REMMON. *Idolum Damascenorum.*

4 *Reg.* 5-18 Quando ingredietur dom...templ. Remmon Si adoravero in templo Remmon

REMMONO.

Civitas sacerdotum, in tribu Zabulon.

1 *Par.* 6-77 De tribu Zabulon, Remmono et suburbana

REMON *et* REMMON.

Civitas in tribu tam Judæ quam Simeonis. Item petra in tribu Benjamin. Vallis item apud Zachariam; sive civitas, secundum Lyranum, non procul a Mageddo, quæ a quibusdam nunc dicitur Maximianopolis.

Josue. 15-32 Lebaoth, et Selim, et Aën, et Remon
19- 7 Aïn, et Remmon, et Athar, et Asan
-13 Et egreditur in Remmon, Amthar, et Noa
Judic. 20-45 Ad petram, cujus vocabulum est Remmon
-47 Sederuntque in petra Remmon mensibus
21-13 Ad filios Benj., qui erant in petra Remmon
1 *Par.* 4-32 Etam, et Aën, Remmon, et Thochen
2 *Esdr.* 11-29 Et in Remmon, et in Saraa, et in Jerimuth
Zach. 14-10 De colle Remmon ad Austrum Jerusalem

REMOVEO.

Prov. 4-24 Remove a te os pravum
1 *Mac.* 11-63 Volentes eum removere a negotio regni

REMPHAM.

Nomen idoli, quod Hebræi volunt fuisse Saturnum; alii vero dicunt Jovem, alii denique Herculem Syrorum. Sanctus Hieronymus et plures alii censent stellam fuisse Veneris.

Act. 7-43 Suscepistis... sidus dei vestri Rempham

REMUNERATIO.

2 *Cor.* 6-13 Eamdem autem habentes remunerationem
Hebr. 10-35 Quæ magnam habet remunerationem
11-26 Aspiciebat enim in remunerationem

REMUNERATOR.

Hebr. 11- 6 Et inquirentibus se remunerator sit

REMUS.

Ezech. 27- 6 Quercus de Basan dolaverunt in remos tuos
-29 Descendent... omnes qui tenebant remum

RENASCOR.

Judic. 16-22 Jamque capilli ejus renasci cœperant
Eccle. 1- 5 Ibique renascens, (-6) gyrat per Meridiem
Joan. 3- 3 Amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit
- 4 Numquid potest in ventrem matris suæ iterato introire, et renasci?
- 5 Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
1 *Petr.* 1-23 Renati non ex semine corruptibili

RENES.

Exod. 12-11 Renes vestros accingetis
28-42 Operiant carnem.. a renibus usq. ad femora
29-13 Ac duos renes, et adipem qui super eos est
-22 Duos renes, atque adipem qui super eos est
Levit. 3- 4 Duos renes cum adipe quo teguntur ilia
-10 (*Offerent caudam totam,*) cum renibus
8-25 Et duos renes cum adipibus suis
3 *Reg.* 8-19 Filius tuus, qui egredietur de renibus tuis
4 *Reg.* 1- 8 Et zona pellicea accinctus renibus
2 *Esdr.* 4-18 Unusquisque gladio erat accinctus renes
Job. 12-18 Dissolvit, et præcingit fune renes eorum
Psal. 7-10 Diriges justum, scrutans corda et renes D.
15- 7 Usq. ad noctem increpuerunt me renes mei
25- 2 Ure renes meos et cor meum
72-21 Et renes mei commutati sunt
138-13 Quia tu possedisti renes meos: suscepisti
Prov. 23-16 Et exultabunt renes mei, cum locuta fuerint
Sap. 1- 6 Quoniam renum illius testis est Deus
Isai. 5-27 Neque solvetur cingulum renum ejus
11- 5 Et fides cinctorium renum ejus
Jerem. 11-20 Qui judicas juste, et probas renes et corda
12- 2 Prope es tu ori eorum, et longe a renibus
17-10 Ego Dominus scrutans cor, et probans renes
20-12 Probator justi, qui vides renes et cor
Thren. 3-13 Misit in renibus meis filias pharetræ suæ
Ezech. 9- 2 Atramentarium scriptoris ad renes ejus
23-15 Et accinctos balteis renes, et tiaras
29- 7 Et dissolvisti omnes renes eorum
47- 5 Et traduxit me per aquam usque ad renes
Dan. 5- 6 Et compages renum ejus solvebantur
10- 5 Et renes ejus accincti auro obrizo
Nahum. 2-10 Et defectio in cunctis renibus
1 *Mac.* 2-24 Et doluit, et contremuerunt renes ejus
Apoc. 2-23 Quia ego sum scrutans renes et corda

RENOVATIO.

Tit. 3- 5 Per lavacrum regenerationis et renovationis

RENOVO.

Psal. 38- 3 Silui a bonis: et dolor meus renovatus est
102- 5 Renovabitur ut aquilæ juventus tua
103-30 Et creabuntur: et renovabis faciem terræ
Eccli. 46-16 Samuel propheta Do. renovavit imperium
49- 9 Perdere, et iterum ædificare, et renovare
50-29 Qui renovavit sapientiam de corde suo
1 *Mac.* 4-36 Ascendamus nunc mundare sancta, et renovare
-54 In ipsa renovatum est in canticis et citharis
6- 9 Quia renovata est in eo tristitia magna
12- 1 Statuere et renovare cum eis amicitiam
- 3 Miserunt nos, ut renovaremus amicitiam
-10 Mittere ad vos renovare fraternitatem
-16 Ad Romanos renovare cum eis amicitiam
14-18 Ut renovarent amicitias et societatem
-22 Renovantes nobiscum amicitiam pristinam
15-17 Renovantes pristinam amicitiam et societ.
2 *Cor.* 4-16 Is, qui intus est, renovatur de die in diem
Ephes. 4-23 Renovamini autem spiritu mentis vestræ
Colos. 3-10 Eum qui renovatur in agnitionem
Hebr. 6- 6 Prolapsi sunt; rursus renovari ad pœnitent.

RENUNCULI.

Levit. 3- 4 Et reticulum jecoris cum renunculis
-10 Renunculum cum adipe qui est juxta ilia, reticulumque jecoris cum renunculis
-15 Duos renunculos cum reticulo
4- 9 Duos renunculos, et reticul. quod est super Et adipem jecoris cum renunculis
7- 4 Duos renunculos et pinguedinem
8-16 Duosque renunculos cum arvinulis suis
9-10 Adipemque et renunculos, ac reticulum
-19 Renunculosque cum adipibus suis, et retic.

RENUNTIO.

Gen. 37-14 Et renuntia mihi quid agatur
Deut. 1-22 Renuntient per quod iter debeamus ascend.
1 *Reg.* 18-24 Et renuntiaverunt servi Saül, dicentes
-26 Cumque renuntiassent servi ejus David
20-10 Quis renuntiabit mihi, si quid forte
22- 8 Et non est qui mihi renuntiet

3 *Reg.* 2-30 Renuntiavit Banaïas regi sermonem, dicens
4 *Reg.* 22- 9 Et renuntiavit ei quod præceperat, et ait
23- 1 Et renuntiaverunt regi quod dixerat
Judith. 8-33 Usq. dum renuntiem vobis, nihil aliud fiat
Eccle. 2-20 Unde cessavi, renuntiavitque cor meum
1 *Mac.* 2-31 Et renuntiatum est viris regis, et exercitui
5-38 Renuntiaverunt ei, dicentes : Quia conven.
9-37 Post hæc verba, renuntiatum est Jonathæ
11-21 Renuntiaverunt ei quod Jonathas obsideret
12-26 Et reversi renuntiaverunt quod constituunt
15-36 Renuntiavit ei verba ista et gloriam Simonis
2 *Mac.* 1-33 Renuntiatum est regi Persar., quod in loco
Matth. 2- 8 Et cum inveneritis, renuntiate mihi
11- 4 Renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis
Marc. 6-30 Renuntiaverunt ei omnia quæ egerant
Luc. 7-22 Renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis
9-61 Permitte mihi primum renuntiare his
14-33 Qui non renuntiat omnibus quæ possidet

RENUO.

Gen. 48-19 Qui renuens, ait : Scio, fili mi, scio
Exod. 9- 2 Quod si adhuc renuis, et retines eos
1 *Reg.* 28-23 Qui renuit, et ait : Non comedam
Esth. 1-12 Quæ renuit, et ad regis imperium
Psal. 76- 3 Renuit consolari anima mea
Prov. 1-24 Quia vocavi, et renuistis : extendi manum
Jerem. 5- 3 Et renuerunt accipere disciplinam
9- 6 In dolo renuerunt scire me, dicit Dominus
15-18 Et plaga mea desperabilis renuit curari

REOR.

Eccle. 2-10 Et hanc ratus sum partem meam
1 *Mac.* 8-30 Quæcumque addiderint, vel dempserint, rata erunt
2 *Mac.* 4-32 Ratus autem Menelaüs accepisse se tempus

REPANDUM.

3 *Reg.* 7-26 Quasi labium calicis, et folium repandi lilii
2 *Par.* 4- 5 Quasi labium calicis, vel repandi lilii

REPARO.

1 *Mac.* 12-37 Et reparavit eum, qui vocatur Caphetetha

REPEDO.

2 *Mac.* 3-35 Recepto exercitu, repedabat ad regem

REPELLO.

Num. 11-20 Eo quod repuleritis Dominum
Judic. 16-19 Cœpit abigere eum, et a se repellere
Psal. 17-23 Et justitias ejus non repuli a me
42- 2 Quare me repulisti ? et quare tristis incedo
43-10 Nunc autem repulisti et confudisti nos
-23 Domine, exurge, et ne repellas in finem
59- 3 Deus, repulisti nos, et destruxisti nos
-12 Nonne tu, Deus, qui repulisti nos
61- 5 Pretium meum cogitaverunt repellere
73- 1 Ut quid Deus repulisti in finem ?
77-60 Et repulit tabernaculum Silo, tabernaculum
-67 Et repulit tabernaculum Joseph
87- 6 Et ipsi de manu tua repulsi sunt
-15 Ut quid, Domine, repellis orationem meam
88-39 Tu vero repulisti et despexisti
93-14 Quia non repellet Dominus plebem suam
107-12 Nonne tu, Deus, qui repulisti nos
118-10 Exquisivi te : ne repellas me a mandatis tuis
Eccli. 30-24 Et tristitiam longe repelle a te
38-21 Repelle eam a te : et memento novissimor.
Thren. 2- 7 Repulit Dominus altare suum, maledixit
3-17 Et repulsa est a pace anima mea
-31 Quia non repellet in sempiternum Dominus
5-22 Sed projiciens repulisti nos, iratus es
Ezech. 43- 9 Nunc ergo repellant procul fornicationem
Osee. 4- 6 Quia tu scientiam repulisti, repellam te
1 *Mac.* 3- 6 Repulsi sunt inimici ejus præ timore ejus
2 *Mac.* 5-18 Et repulsus utique fuisset ab audacia
Act. 7-27 Qui autem injuriam faciebat proximo, repulit eum
-39 Sed repulerunt, et aversi sunt cordibus suis
13-46 Sed quoniam repellitis illud... convertimur
Rom. 11- 1 Numquid Deus repulit populum suum ?
- 2 Non repulit Deus plebem s. quam præscivit
1 *Tim.* 1-19 Repellentes circa fidem naufragaverunt

REPENTE.

Num. 16-21 Separamini... ut eos repente disperdam
Josue. 10- 9 Irruit itaque Josuë super eos repente
Judic. 20-37 Qui cum repente de latibulis surrexissent
21-21 Exite repente de vineis, et rapite ex eis
2 *Par.* 29-36 De repente quippe hoc fieri placuerat
Job. 10-19 Repente ventus vehemens irruit a regione
9-12 Si repente interroget, quis respondebit ei
10- 8 Et sic repente præcipitas me
16-13 Quondam opulentus, repente contritus sum
26-12 In fortitudine ill. repente maria congregata
Prov. 24-22 Quoniam repente consurget perditio eorum
Isai. 27- 3 Qui servo eam, repente propinabo ei
29- 6 Eritque repente confestim
40-24 Repente flavit in eos, et aruerunt
47-11 Veniet sup. te repente miseria, quam nescies
48- 3 Repente operatus sum, et venerunt
Jerem. 4-20 Repente vastata sunt tabernacula mea
6-26 Quia repente veniet vastator super nos
15- 8 Misi super civitates repente terrorem
18- 7 Repente loquar adversum gentem
-22 Adduces enim super eos latronem repente
Ezech. 32-10 Obstupescent repente singuli pro anima sua
Habac. 2- 7 Numquid non repente consurgent
1 *Mac.* 1-32 Irruit super civitatem repente, et percussit
5-28 Convertit... viam in desertum Bosor repente
2 *Mac.* 5- 5 Repente aggressus est civitatem
14-22 Ne.. ab hostib. repente mali aliquid oriret.
Marc. 13-36 Ne, cum venerit repente, inveniat vos dormientes
Act. 2- 2 Et factus est repente de cœlo sonus

REPENTINUS, A, UM.

Prov. 1-27 Cum irruerit repentina calamitas, et inter.
3-25 Ne paveas repentino terrore
12-19 Qui autem testis est repentinus, concinnat
29- 1 Repentinus ei superveniet interitus
Ezech. 26-16 Attoniti super repentino casu tuo admirab.
2 *Mac.* 14-17 Conterritus est repentino adventu adversar.
Luc. 21-34 Et superveniet in vos repentina dies illa
1 *Thes.* 5- 3 Tunc repentinus eis superveniet interitus

REPERIO.

Gen. 25-24 Et ecce gemini in utero ejus reperti sunt
26-19 Et repererunt aquam vivam
30-14 Egressus a. Ruben... reperit mandragoras
42-35 Repererunt in ore saccorum ligatas pecunias
Exod. 14- 9 Repererunt eos in castris super mare
16-18 Nec qui minus paraverat, reperit minus
35-35 Et texant omnia, ac nova quæque reperiant
Levit. 10-16 Cum quæreret Moyses, exustum reperit
Deut. 17- 2 Cum reperti fuerint apud te
- 4 Inquisier. diligenter, et verum esse repereris
22-25 Sin autem in agro repererit vir puellam
Josue. 2-22 Per omnem viam, non repererunt eos
7-17 Illam q. per domos offerens, reperit Zabdi
-22 Repererunt cuncta abscondita in eodem loco
10-37 Cuncta quæ in ea reperit consumens gladio
Judic. 5-15 Magnanimorum reperta est contentio
-16 Magnanimorum reperta est contentio
17- 8 Ubicumque sibi commodum reperisset
20-12 Cur tantum nefas in vobis repertum est ?
21- 9 Nullus ex eis ibi repertus est
-14 Non repererunt quas simili modo traderent
Ruth. 2- 2 In me patrisfamilias reperero gratiam
1 *Reg.* 9- 4 Et per terram Jemini, et minime repererunt
-13 Ergo conscendite, quia hodie reperietis eum
10-14 Quas cum non reperissemus, venimus
14-17 Repertum est non adesse Jonathan
-30 De præda inimicorum suor., quam reperit
2 *Reg.* 17-13 Ut non reperiatur ne calculus quidem ex ea
-20 Cum non reperissent, reversi sunt in Jerus.
3 *Reg.* 18-10 Eo quod minime repereris
19-19 Reperit Eliseum filium Saphat, arantem
20-15 Reperit numerum ducentor. triginta duor.
4 *Reg.* 7- 5 Cumq. venissent... nullum ibid. repererunt
-10 Nullum ibidem reperimus hominem
8- 1 Et peregrinare ubicumque repereris
18-15 Argentum quod repertum fuerat in domo
19- 4 Fac orationem pro reliquiis quæ repertæ s.
-29 Comede hoc anno quæ repereris
22- 8 Librum legis reperi in domo Domini
- 9 Pecuniam, quæ reperta est in domo Domini
25-19 Quinque viros... quos reperit in civitate
1 *Par.* 4-41 Uberrimas pascuas ibidem repererunt
2 *Par.* 15- 4 Et quæsierint eum, reperient eum
25-24 Universa vasa quæ repererat in domo Dei
29-16 Immunditiam, quam intro repererant
34-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis Dom.
-17 Argentum, quod repertum est in domo Do.
-21 Sermonibus libri istius, qui repertus est
-32 Qui reperti fuerant in Jerusal. et Benjamin
35-17 Feceruntque filii Isr. qui reperti fuerant ibi
-18 Et omni Judæ et Israël qui repertus fuerat
Tobiæ. 8-15 Reperit eos salvos et incolumes
Judith. 7- 6 Dum circuit per gyrum, reperit quod fons
10-15 Quod tale reperisti consilium, ut descender.
Esth. 4-16 Congrega omnes Judæos, quos in Susan repereris
7- 8 Reperit Aman super lectulum corruisse
16-15 In nulla penitus culpa reperimus
Job. 4-18 Et in Angelis suis reperit pravitatem.
11- 7 Usque ad perfectum Omnipotentem reperies
30- 5 Cum singula reperissent, ad ea... curreban
31-25 Et quia plurima reperit manus mea
33-10 Quia querelas in me reperit, ideo arbitratus
Prov. 1-13 Omnem pretiosam substantiam reperiemus
Prov. 7-15 Desiderans te videre, et reperi
16-20 Eruditus in verbo reperiet bona
-31 Senectus quæ in viis justitiæ reperietur
23-35 Quando evigilabo, et rursus vina reperiam?
Eccle. 4- 7 Considerans reperi et aliam vanitatem
7-29 Virum de mille unum reperi
8-17 Si dixerit sap. se nosse, non poterit reperire
Cant. 8-10 Facta sum coram eo quasi pacem reperiens
Isai. 37- 4 Orationem pro reliquiis quæ repertæ sunt
Jerem. 41- 3 Chaldæos qui reperti sunt ibi... percussit
- 8 Decem autem viri reperti sunt inter eos
48-27 Quasi inter fures reperisses eum
Dan. 3-48 Et incendit quos reperit juxta fornacem
6- 4 Nullamque... suspicionem reperire potuer.
2 *Mac.* 10-37 In quodam repertum loco peremerunt

REPETITIO.

Judic. 11-26 Nihil super hac repetitione tentastis

REPETO.

Deut. 15- 2 Cui debetur aliquid... repetere non poterit
- 3 Propinquum repetendi non habebis potest.
24-10 Cum repetes a proximo tuo rem aliquam
2 *Esdr.* 5-10 Non repetamus in commune istud
Job. 33-14 Et secundo id ipsum non repetit
36- 3 Repetam scientiam meam a principio
Prov. 17- 9 Qui altero sermone repetit, separat fœderatos
Sap. 15- 8 Repetitus animæ debitum quam habebat
Eccli. 31-42 Et non premas illum in repetendo
Isai. 24- 2 Sicut qui repetit, sic qui debet
58- 3 Et omnes debitores vestros repetitis
Luc. 6-30 Et qui aufert quæ tua sunt, ne repetas
12-20 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te

REPLEO.

Gen. 1-22 Multiplicamini, et replete aquas maris
-28 Et replete terram, et subjicite eam
2-21 Tulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea
6-11 Terra coram Deo, et repleta est iniquitate
-13 Repleta est terra iniquitate a facie eorum
7-18 Et omnia repleverunt in superficie terræ
9- 1 Et multiplicamini, et replete terram
27-29 Qui benedixerit tibi, benediction. repleatur
Exod. 28- 3 Quos replevi spiritu prudentiæ, ut faciant
Levit. 26- 4 Et pomis arbores replebuntur
Num. 3- 3 Et quorum repletæ et consecratæ manus
Deut. 34- 9 Josue... repletus est spiritu sapientiæ
Ruth. 1-20 Amaritudine valde replevit me Omnipotens
1 *Reg.* 2- 5 Repleti prius, pro panibus se locaverunt
3 *Reg.* 18-35 Et fossa aquæductus repleta est
20-27 Syri autem repleverunt terram
4 *Reg.* 3-17 Alveus iste replebitur aquis, et bibetis vos
-20 Et repleta est terra aquis
-25 Mittentes singuli lapides, repleverunt
10-21 Et repleta est domus Baal, a summo
23-14 Replevitque loca eorum ossibus mortuorum
1 *Esdr.* 9-11 Abominationibus eor. qui repleverunt eam
Tobiæ. 8-20 Ut replerent fossam quam fecerant
12- 3 Et bonis omnibus per eum repleti sumus
14- 7 Omnis autem deserta terra ejus replebitur
Job. 3-15 Et replent domos suas argento
7- 4 Et replebor doloribus usque ad tenebras
14- 1 Homo... repletur multis miseriis
23- 4 Et os meum replebo increpationibus
Psal. 25-10 Dextera eorum repleta est muneribus
62- 6 Sicut adipe et pinguedine repleatur anima
64- 5 Replebimur in bonis domus tuæ
-10 Flumen Dei repletum est aquis
-12 Et campi tui replebuntur ubertate
70- 8 Repleatur os m. laude, ut cantem gloriam
71-19 Et replebitur majestate ejus omnis terra
73-20 Quia repleti sunt, qui obscurati sunt terræ
87- 4 Quia repleta est malis anima mea
89-14 Repleti sumus mane misericordia tua
90-16 Longitudine dierum replebo eum
102- 5 Qui replet in bonis desiderium tuum
122- 3 Quia multum repleti sumus despectione
- 4 Quia multum repleta est anima nostra
125- 2 Tunc repletum est gaudio os nostrum
Prov. 8-21 Ut ditem diligentes me, et thesauros eorum repleam
12-14 De fructu oris sui unusquisque replebitur
-21 Impii autem replebuntur malo
13-25 Justus comedit, et replet animam suam
14-14 Viis suis replebitur stultus
18-20 De fructu oris viri replebitur venter ejus
24- 4 In doctrina replebuntur cellaria
-31 Et ecce totum repleverant urticæ
28-19 Qui a. sectatur otium, replebitur egestate
Eccle. 11- 3 Si repletæ fuerint nubes, imbr... effundent
Sap. 1- 7 Spiritus Domini replevit orbem terrarum
18-16 Gladius acutus...stans replevit omnia morte
19- 4 Ut quæ deerant tormentis, repleret punitio

Eccli. 1-22 Replens pacem et salutis fructum
2-19 Qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius
17- 5 Et disciplina intellectus replevit illos
23-14 Replebitur enim retributione domus illius
31- 3 Et in requie sua replebitur bonis suis
- 5 Qui insequitur consumptionem, replebitur
32-19 Qui quærit legem, replebitur ab ea
33-17 Et quasi qui vindemiat, replevi torcular
36-16 Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis
38-25 Sapientiam percipiet : qua sapientia replebitur
39- 8 Spiritu intelligentiæ replebit illum
-16 Ut furore enim repletus sum
43-34 Exaltantes eum replemini virtute, ne labor.
47-17 Et replesti in comparationibus ænigmata
Isai. 2- 6 Repleti sunt ut olim, et augures habuerunt
- 7 Repleta est terra argento et auro
- 8 Et repleta est terra ejus equis
Et repleta est terra ejus idolis
6- 1 Ea quæ sub ipso erant, replebant templum
- 4 Et domus repleta est fumo
11- 3 Et replebit eum spiritus timoris Domini
- 9 Quia repleta est terra scientia Domini
13-21 Et replebuntur domus eorum draconibus
15- 9 Quia aquæ Dibon repletæ sunt sanguine
21- 3 Propterea repleti sunt lumbi mei dolore
23- 2 Transfretantes mare, repleverunt te
28- 8 Mensæ repletæ sunt vomitu sordiumque
30-27 Labia ejus repleta sunt indignatione
34- 6 Gladius Domini repletus est sanguine
58-10 Cum.. animam afflict. repleveris, orietur
66-11 Et repleamini ab ubere consolationis ejus
Jerem. 15-17 Quoniam comminatione replesti me
19- 4 Repleverunt locum istum sanguine innoc.
23-10 Quia adulteris repleta est terra
41- 9 Replevit Ismahel filius Nathaniæ occisis
46-12 Et ululatus tuus replevit terram
50-10 Vastantes eam replebuntur, ait Dominus
51- 5 Terra autem eorum repleta est delicto
-14 Quon. replebo te hominibus quasi brucho
-34 Replevit ventrem suum teneritudine mea
Thren. 2- 5 Replevit in filia Juda humiliatum et humil.
3-15 Replevit me amaritudinibus
Baruc. 3-32 Replevit eam pecudibus et quadrupedibus
5- 7 Et convalles replere in æqualitatem terræ
Ezech. 8-17 Quia replentes terram iniquitate
9- 9 Et repleta est terra sanguinibus, et civitas repleta est aversione
10- 4 Et repleta est domus nube, et atrium repletum est splendore gloriæ Domini
23-33 Ebrietate et dolore repleberis
27-12 Stanno plumboque repleverunt nundinas t.
-25 Et repleta es, et glorificata nimis in corde
28-16 Repleta sunt interiora tua iniquitate
36-11 Et replebo vos hominibus et jumentis
43- 5 Et ecce repleta erat gloria Domini domus
Dan. 3-19 Tunc Nabuchodonosor repletus est furore
Joel. 2-19 Et vinum, et oleum, et replebimini eis
Mich. 3- 8 Ego repletus sum fortitudine spiritus Dom.
6-12 Divites ejus repleti sunt iniquitate
Habac. 2-14 Quia replebitur terra, ut cognoscant
-16 Repletus es ignominia pro gloria
Zach. 9-15 Et replebuntur ut phialæ, et quasi cornua
1 Mac. 5-15 Et repleta est omnis Galilæa alienigenis
2 Mac. 4-40 Turbis a. insurgentibus, et animis ira repletis
7-21 Hortabatur voce patria fortiter, repleta sapientia
9- 7 Super hoc autem superbia repletus
- 8 Supra humanum modum superbia repletus
10-30 Confusi, et repleti perturbatione cadebant
13-16 Perturbatione hostium castra replentes
Luc. 1-15 Et Spiritu sancto replebitur adhuc
-41 Et repleta est Spiritu sancto Elisabeth
-67 Zacharias pater ej. repletus est Spiritu santo
4-28 Et repleti sunt omnes in synagoga ira
5-26 Repleti sunt timore dicentes : Quia vidimus
6-11 Ipsi autem repleti sunt insipientia
Act. 2- 2 Et replevit totam domum ubi erant sedentes
- 4 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
-28 Et replebis me jucunditate cum facie tua
4- 8 Repletus Spiritu sancto Petrus, dixit ad eos
-31 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
5-17 Omnes qui cum illo erant...repleti sunt zelo
-28 Ecce replestis Jerusalem doctrina vestra
9-31 Et consolatione sancti Spiritus replebatur
13- 9 Paulus, repletus Spiritu sancto, intuens
-45 Repleti sunt zelo, et contradicebant
-52 Discipuli quoque replebantur gaudio
19-28 His auditis, repleti sunt ira, et exclamaver.
Rom. 1-29 Repletos omni iniquitate, malitia
15-13 Deus autem spei repleat vos omni gaudio
-14 Pleni estis dilectione, repleti omni scientia
-19 Usque ad Illyricum repleverim Evangelium
2 Cor. 7- 4 Repletus sum consolatione, superabundo
Philip. 1-11 Repleti fructu justitiæ per Jesum Christum
Philip. 4-18 Repletus sum acceptis ab Epaphrodito
Colos. 2-10 Et estis in illo repleti, qui est caput

REPLICO.

Num. 27-23 Cuncta replicavit quæ mandaverat Domin.
Josue. 8-35 Universa replicavit coram om. multitudine
2 Par. 35-25 Lamentationes super Josiam replicant

REPONO.

Gen. 42-25 Et reponerent pecunias singul. in sacculis
50-25 Repositus est in loculo in Ægypto
Exod. 16-23 Quidquid autem reliquum fuerit, reponite
-33 Et repone coram Domino, ad servandum
Levit. 10-14 Tibi enim ac liberis tuis reposita sunt
14-42 Lapidesque alios reponi pro his
Deut. 14-28 Et repones intra januas tuas
33-21 Quod in parte sua doctor esset repositus
Josue. 6-19 Consecretur, repositum in thesauris ejus
1 Reg. 9-23 Et præcepi ut reponeres seorsum apud te
10-25 Scripsit in libro, et reposuit coram Domino
3 Reg. 7-51 Reposuitque in thesauris domus Domini
4 Reg. 5-24 Et reposuit in domo, dimisitque viros
1 Esdr. 6- 1 Librorum, qui erant repositi in Babylone
2 Esdr. 13- 5 Et ibi erant ante eum reponentes munera
Tobiæ. 6- 5 Et cor ejus, et fel, et jecur repone tibi
Judith. 12- 1 Introire ubi repositi erant thesauri ejus
Job. 19-27 Reposita est hæc spes mea in sinu meo
Isai. 23-18 Non condentur, neque reponentur
Ezech. 42-14 Et ibi reponent vestimenta sua
44-19 Et reponent ea in gazophylacio sanctuarii
-30 Ut reponat benedictionem domui tuæ
1 Mac. 1-37 Reposuerunt illic : et facti sunt in laqueum
4-46 Et reposuerunt lapides in monte domus
6-53 Reliquias eorum, quæ repositæ fuerant
2 Mac. 12-45 Optimam haberent repositam gratiam
Luc. 19-20 Mna tua, quam habui repositam in sudario
Colos. 1- 5 Propter spem quæ reposita est vobis in cœlis
2 Tim. 4- 8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ
2 Petr. 3- 7 Eodem verbo repositi sunt, igni reservati

REPORTO.

Gen. 43-12 Ill., quam invenistis in sacculis, reportate
-21 Quam nunc eodem pondere reportavimus
44- 8 Reportavimus ad te de terra Chanaan
2 Reg. 15-25 Reporta arcam Dei in urbem
-29 Reportaverunt ergo Sadoc et Abiathar arc.
3 Reg. 14-28 Reportabant ad armamentarium scutarior.
2 Par. 24-11 Porro arcam reportabant ad locum suum
25-28 Reportantesq. sup. equos, sepelierunt eum
Jerem. 14- 3 Reportaverunt vasa sua vacua
Hebr. 10-36 Voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem
1 Petr. 1- 9 Reportantes finem fidei vestræ, salutem

REPREHENDO.

Job. 27- 6 Neque e. reprehendit me cor m. in om. vita
42- 6 Ipse me reprehendo, et ago pœnitentiam
Luc. 20-26 Et non potuerunt verbum ej. reprehendere
1 Joan. 3-20 Quoniam si reprehenderit nos cor nostrum
-21 Si cor nostrum non reprehenderit nos

REPREHENSIBILIS.

Galat. 2-11 In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat

REPREHENSIO.

Judith. 8-28 Non est in sermonibus tuis ulla reprehensio
Philip. 2-15 Sine reprehensione, in medio nationis pravæ

REPROBATIO.

Hebr. 7-18 Reprobatio quidem fit præcedentis mandati

REPROBO.

Job. 5-17 Increpationem ergo Domini ne reprobes
Psal. 32-10 Reprobat autem cogitationes populorum
Et reprobat consilia principum
72-15 Ecce nationem filiorum tuorum reprobavi
117-22 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes
Sap. 9- 4 Et noli me reprobare a pueris tuis
Eccli. 20-22 Ex ore fatui reprobabitur parabola
Isai. 7-15 Ut sciat reprobare malum, et eligere bonum
-16 Antequam sciat puer reprobare malum
30-12 Pro eo quod reprobastis verbum hoc
Ezech. 20-24 Non fecissent, et præcepta m. reprobassent
Matth. 21-42 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes
Marc. 8-31 Oportet Filium ho. multa pati, et reprobari
12-10 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes
Luc. 9-22 Multa pati, et reprobari a senioribus
17-25 Multa pati, et reprobari a generatione hac
20-17 Lapidem, quem reprobaverunt ædificantes
Act. 4-11 Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis
1 Cor. 1-19 Et prudentiam prudentium reprobabo
Hebr. 12-17 Cupiens hæreditare benedictionem, reprobatus est
1 Petr. 2- 4 Ab hominibus quidem reprobatum
- 7 Lapis, quem reprobaverunt ædificantes

REPROBUS, A, UM.

1 Reg. 15- 9 Quidquid vero vile fuit et reprobum
Eccli. 9-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati, reprobi facti sunt
Jerem. 6-30 Argentum reprobum vocate eos
Rom. 1-28 Tradidit illos Deus in reprobum sensum
1 Cor. 9-27 Ne forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar
2 Cor. 13- 5 Nisi forte reprobi estis
- 6 Cognoscetis quia nos non sumus reprobi
- 7 Nos autem ut reprobi simus
2 Tim. 3- 8 Homines corrupti mente, reprobi circa fid.
Tit. 1-16 Incredibiles, et ad om. opus bonum reprobi
Hebr. 6- 8 Reproba est, et maledicto proxima

REPROMISSIO.

Judith. 16-22 Holocausta, et vota, et repromissiones suas
Eccli. 29-24 Repromissio nequissima multos perdidit
Act. 2-39 Vobis enim est repromissio, et filiis vestris
13-32 Quæ ad patres nostros repromissio facta est
26- 6 Quæ ad patres nostros repromissionis facta
Rom. 4-20 In repromissione etiam Dei non hæsitavit
Galat. 3-18 Abrahæ a. per repromissionem donavit D.
4-23 Qui autem de libera, per repromissionem
Hebr. 6-15 Longanimiter ferens, adeptus est repromissionem
7- 6 Hunc qui habebat repromissiones benedixit
8- 6 In meliorib. repromissionibus sancitum est
9-15 Sub priori testamento, repromissionem accipiant
11- 9 Fide demoratus est in terra repromissionis
Isaac et Jacob, cohæredibus repromissionis
-13 Omnes isti, non acceptis repromissionibus
-17 Offerebat, qui susceperat repromissiones
-33 Adepti sunt repromissiones, obturaverunt
-39 Fidei probati, non acceper. repromissionem
1 Joan. 2-25 Hæc est repromissio, quam ipse pollicitus

REPROMISSOR.

Eccli. 29-21 Repromissorem fugit peccator et immundus
-22 Bona repromissoris sibi ascribit peccator

REPROMITTO.

Eccli. 29-23 Vir repromittit de proximo suo
Act. 7- 5 Sed repromisit dare illi eam in possessionem
2 Cor. 9- 5 Et præparent repromissam benedictionem
Hebr. 10-23 Fidelis enim est qui repromisit
11-11 Fidelem credidit esse eum qui repromiserat
12-26 Movit terram tunc, nunc autem repromittit
Jacob. 1-12 Quam repromisit Deus diligentibus se
2- 5 Regni quod repromisit Deus diligentibus se

REPROPITIO *et* REPROPITIOR.

Levit. 19-22 Repropitiabitur ei, dimittetur que peccatum
2 Reg. 21-14 Et repropitiatus est Deus terræ post hæc
3 Reg. 8-39 Repropitiaberis, et facies ut des unicuique
Hebr. 2-17 Ut repropitiaret delicta populi

REPTILE.

Gen. 1-20 Producant aquæ reptile animæ viventis
-24 Jumenta, et reptilia, et bestias terræ
-25 Et omne reptile terræ in genere suo
-26 Omnique reptili quod movetur in terra
6- 7 A reptili usque ad volucres cœli
-20 Et ex omni reptili terræ secundum genus
7-21 Bestiar., omniumq. reptilium, quæ reptant
-23 Tam reptile quam volucres cœli
8-17 Universis reptilibus quæ reptant sup. terram
-19 Jumenta, et reptilia quæ reptant sup. terr.
Levit. 5- 2 Per se mortuum, aut quodlibet aliud reptile
11-44 Ne polluatis animas vestras in omne reptili
22- 5 Qui tangit reptile, et quodlibet immundum
Deut. 4-18 Atque reptilium quæ moventur in terra
3 Reg. 4-33 Volucribus, et reptilibus, et piscibus
Psal. 68-35 Cœli et terra, mare, et omnia reptilia in eis
103-25 Illic reptilia, quorum non est numerus
Ezech. 8-10 Omnis similitudo reptilium et animalium
38-20 Omne reptile quod movetur super humum
Osee. 2-18 Cum volucre cœli, et cum reptili terræ
Mich. 7-17 Velut reptilia terræ perturbabuntur in æd.
Habac. 1-14 Et quasi reptile non habens principem
Act. 11- 6 Vidi quadrupedia terræ, et best., et reptilia

REPTO.

Gen. 7-21 Omniumq. reptil., quæ reptant sup. terram
8-17 Reptilibus quæ reptant super terram
-19 Et reptilia quæ reptant super terram
Levit. 11-41 O. quod reptat super terram, abominabile
-46 Quæ movetur in aqua, et reptat in terra
Deut. 14-19 Et omne quod reptat et pennulas habet
1 Reg. 14-13 Jonathas manibus et pedibus reptans

REPUDIATA.

Levit. 21- 7 Nec eam quæ repudiata est a marito

Levit. 21-14 Viduam autem, et repudiatam, et sordidam
22-13 Sin autem vidua, vel repudiata
Num. 30-10 Vidua et repudiata quidquid voverint, red.
Ezech. 44-22 Viduam et repudiatam non accipient uxores

REPUDIUM.

Deut. 24- 1 Scribet libellum repudii, et dabit in manu
- 3 Dederitque ei libellum repudii, et dimiserit
Isai. 50- 1 Quis est hic liber repudii matris vestræ?
Jerem. 3- 8 Et dedissem ei libellum repudii
Matth. 5-31 Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii
19- 7 Moyses mandavit dare libellum repudii
Marc. 10- 4 Moyses permisit libellum repudii scribere

REPUGNO.

Judic. 6- 2 Munitissima ad repugnandum loca
1 Reg. 15-23 Quasi peccatum ariolandi est, repugnare
1 Esdr. 6-12 Qui extenderit manum suam ut repugnet
Job. 21-34 Responsio vestra repugnare ostensa sit veritati
Isai. 45-25 Et confundentur omnes qui repugnant ei
2 Mac. 10-18 Om. apparatum ad repugnandum habentes
12-27 Pro muris consistentes fortiter repugnabant
Act. 5-39 Ne forte et Deo repugnare inveniamini
Rom. 7-23 Legem in membris meis, repugnantem legi
Hebr. 12- 4 Restitistis, adversus peccatum repugnantes

REPUTO.

Gen. 15- 6 Et reputatum est illi ad justitiam
26- 7 Reputans ne forte interficerent eum
31-15 Quasi alienas reputavit nos, et vendidit
48- 5 Sicut Ruben et Simeon reputabuntur mihi
Exod. 13-17 Reputans ne forte pœniteret eum
Levit. 11- 4 Et inter immunda reputabitis
-29 Hæc quoque inter polluta reputabuntur
13-15 Polluetur, et inter immundos reputabitur
-49 Lepra reputabitur, ostendeturque sacerdoti
Num. 18-27 Ut reputetur vobis in oblationem
-30 Reputabitur vobis quasi de area et torculari
23- 9 Populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur
24- 9 Qui maledix., in maledictione reputabitur
Deut. 2-20 Terra gigantum reputata est
21- 8 Et ne reputes sanguinem innocentem
23-21 Si moratus fueris, reputabitur tibi in peccat.
24-15 Et reputetur tibi in peccatum
Judic. 4- 9 In hac vice victoria non reputabitur tibi
1 Reg. 1-16 Ne reputes ancillam tuam quasi unam
18-17 Saül a. reputabat, dicens: Non sit manus
2 Reg. 4- 2 Siquidem et Beroth reputata est in Benjamin
19-19 Ne reputes mihi, domine mi, iniquitatem
1 Par. 5- 1 Non est ille reputatus in primogenitum
- 2 Primogenita autem reputata sunt Joseph
21- 3 Quod in peccatum reputetur Israeli
2 Par. 9-20 In diebus illis pro nihilo reputabatur
26-18 Non reputabitur tibi in gloriam hoc
Judith. 8-27 Reputantes peccatis n. hæc ipsa supplicia
Esth. 6- 6 Et reputans quod nullum alium rex, nisi se
Job. 18- 3 Quare reputati sumus ut jumenta
39-24 Nec reputat tubæ sonare clangorem
41-18 Reputabit enim quasi paleas ferrum
Psal. 105-31 Et reputatum est ei in justitiam
118-119 Prævaricantes reputavi o. peccatores terræ
143- 3 Aut filius hominis, quia reputas eum?
Prov. 17-28 Stultus q. si tacuerit, sapiens reputabitur
Eccle. 2- 2 Risum reputavi errorem: et gaudio dixi
Eccli. 7-17 Non te reputes in multitudine indisciplin.
Isai. 2-22 Quia excelsus reputatus est ipse
29-17 Et Charmel in saltum reputabitur
32-15 Et Charmel in saltum reputabitur
33- 8 Projecit civitates, non reputavit homines
40-15 Et quasi momentum stateræ reputatæ sunt
-17 Et quasi nihilum et inane reputatæ sunt
53- 3 Et despectus, unde nec reputavimus eum
-12 Cum sceleratis reputatus est
Thren. 4- 2 Quomodo reputati sunt in vasa testea
Dan. 4-32 Apud eum in nihilum reputati sunt
11-37 Et Deum patrum suorum non reputabit
1 Mac. 2-52 Et reputatum est ei ad justitiam
10-38 Ex regione Samariæ cum Judæa reputentur
2 Mac. 6-12 Sed reputent ea quæ acciderunt
11-13 Secum ipse reputans, factam erga se dimin.
Marc. 15-28 Et cum iniquis reputatus est
Luc. 11-38 Pharisæus a. cœpit intra se reputans dicere
Act. 19-27 Dianæ templum in nihilum reputabitur
Rom. 2-26 Præputium illius in circumcisionem reputabitur
4- 3 Et reputatum est illi ad justitiam
- 5 Reputatur fides ejus ad justitiam
- 9 Quia reputata est Abrahæ fides ad justitiam
-10 Quom. ergo reputata est? in circumcisione
-11 Ut reputetur et illis ad justitiam
-22 Ideo et reputatum est illi ad justitiam
-23 Quia reputatum est illi ad justitiam
Rom. 4-24 Nos, quibus reputabitur credentibus in eum
2 Cor. 5-19 Non reputans illis delicta ipsorum
Galat. 3- 6 Credidit Deo, et reputatum est illi ad justit.
Jacob. 2-23 Et reputatum est illi ad justitiam

REQUIES.

Gen. 49-15 Vidit requiem quod esset bona: et terram
Exod. 5- 5 Si dederitis eis requiem ab operibus
8-15 Videns a. Pharao quod data esset requies
16-23 Requies sabbati sanctificata est Domino
31-15 Sabbatum est, requies sancta Domino
33-14 Facies m. præcedet te, et requiem dabo tibi
35- 2 Sabbatum, et requies Domini
Levit. 23- 3 Dies septimus, quia sabbati requies est
-39 Et die octavo erit sabbatum, id est, requies
Deut. 3-20 Donec requiem tribuat Dominus fratribus
5-14 Septimus dies sabbati id est, est, requies
12- 9 Neque... venistis ad requiem et possession.
25-19 Dominus Deus tuus dederit tibi requiem
28-65 Neque erit requies vestigio pedis tui
Josue. 1-13 Dominus Deus vester dedit vobis requiem
-15 Donec det Dom. requiem fratribus vestris
Judic. 20-43 Nec erat ulla requies morientium
Ruth. 1- 9 Det vobis invenire requiem in domibus
3- 1 Filia mea, quæram tibi requiem
2 Reg. 7- 1 Et Dominus dedisset ei requiem undique
-11 Requiem dabo tibi ab omnibus inimicis
3 Reg. 5- 4 Nunc autem requiem dedit Dominus Deus
8-56 Benedictus Dominus, qui dedit requiem
1 Par. 22-18 Et dederit vobis requiem per circuitum
23-25 Requiem dedit Domin. Deus Israël populo
2 Par. 6-41 Consurge, Domine Deus, in requiem tuam
15-15 Præstititque eis Dominus requiem
Esth. 2-18 Et dedit requiem universis provinciis
Job. 17-16 Putas-ne saltem ibi erit requies mihi?
30-27 Interiora mea efferbuerunt absq. ulla requie
36-16 Requies a. mensæ tuæ erit plena pinguedine
Psal. 94-11 Si introibunt in requiem meam
114- 7 Convertere, anima mea, in requiem tuam
131- 5 (*Si dedero*) requiem temporibus meis
- 8 Surge, Domine, in requiem tuam
-14 Hæc requies mea in sæculum sæculi
Prov. 24-15 Neque vastes requiem ejus
29- 9 Sive rideat, non inveniet requiem
Eccle. 4- 6 Melior est pugillus cum requie
Sap. 11- 4 Data est illis... requies sitis de lapide duro
Eccli. 6-29 In novissimis enim invenies requiem in ea
11-19 Inveni requiem mihi, et nunc manducabo
20-23 Et in requie sua stimulabitur
22-16 Deflecte ab illo, et invenies requiem
24-11 Et in his omnibus requiem quæsivi
28-20 Qui respicit illam, non habebit requiem
30-17 Requies æterna, quam languor perseverans
31- 3 Et in requie sua replebitur bonis suis
36-15 Miserere... Jerusalem, civitatis requiei tuæ
-26 Adjutorium... est, et columna ut requies
38-14 Deprecabuntur, ut dirigat requiem eorum
-24 In requie mortui requiescere fac memoriam
40- 6 Modicum tanquam nihil in requie
51-35 Et inveni mihi multam requiem
Isai. 14- 3 Cum requiem dederit tibi Deus a labore tuo
23-12 Ibi quoque non erit requies tibi
28-12 Hæc est requies mea, reficite lassum
32-18 In tabernac. fiduciæ, et in requie opulenta
34-14 Ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem
58-11 Et requiem tibi dabit Dominus semper
Jerem. 16-13 Die ac nocte, qui non dabunt vobis requiem
31- 2 Vadet ad requiem suam Israël
45- 3 Laboravi in gemitu meo, et requiem non inveni
Thren. 1- 3 Habitavit inter gentes, nec invenit requiem
2-18 Non des requiem tibi, neque taceat pupilla
3-49 Nec tacuit, eo quod non esset requies
5- 5 Lassis non dabatur requies
Ezech. 7-11 Et non erit requies in eis
Mich. 2-10 Et ite, quia non habetis hic requiem
Soph. 2- 6 Et erit funiculus maris requies pastorum
Zach. 9- 1 In terra Hadrach, et Damasci requiei ejus
1 Mac. 8-12 Et qui in ipsis requiem habebant
Matth. 11-29 Et invenietis requiem animabus vestris
12-43 Quærens requiem, et non invenit
Luc. 11-24 Ambulat per loca inaq., quærens requiem
Act. 24-23 Custodire eum, et habere requiem
2 Cor. 2-13 Non habui requiem spiritui meo
7- 5 Nullam requiem habuit caro nostra
2 Thes. 1- 7 Vobis, qui tribulamini, requiem nobiscum
Hebr. 3-11 Sicut juravi... Si introibunt in requiem m.
-18 Juravit non introire in requiem ipsius
4- 1 Relicta pollicitatione introeundi in requiem
- 3 Ingrediemur e. in requiem, qui credidimus Sicut juravi... Si introibunt in requiem m.
- 5 In isto rursum: Si introibunt in requiem m.
- 8 Nam si eis Jesus requiem præstitisset
-10 Qui enim ingressus est in requiem ejus
-11 Festinemus ergo ingredi in illam requiem
Apoc. 4- 8 Et requiem non habebant die ac nocte
14-11 Nec habent requiem die ac nocte

REQUIESCO.

Gen. 2- 2 Requievit die septimo ab universo opere
8- 4 Requievitque arca mense septimo
- 9 Cum non invenisset ubi requiesceret pes ej.
-22 Æstas et hyems, nox et dies non requiescent
18- 4 Lavate pedes vest. et requiescite sub arbore
27-44 Donec requiescat furor fratris tui
28-11 Vellet in eo requiescere post solis occubitum
49- 9 Requiescens accubuisti ut leo, et quasi leæna
Exod. 20-11 Requievit in die septimo: idcirco benedixit
23-11 Dimittes eam, et requiescere facies
-12 Cessabis, ut requiescat bos, et asinus tuus
Levit. 26-35 Et requiescet in sabbat. solitudinis suæ, eo quod non requieverit in sabbatis vestris
Num. 11-25 Cumque requievisset in eis spiritus
-26 Duo viri... super quos requievit spiritus
21-15 Inclinati sunt, ut requiescerent in Ar
Deut. 5-14 Ut requiescat servus tuus, et ancilla tua
12-10 Ut requiescatis a cunctis hostibus
23-16 Et in una urbium tuarum requiescet
33-12 Et inter humeros illius requiescet
-20 Quasi leo requievit, cepitque brachium
Judic. 8- 3 Cum locutus esset, requievit spiritus eorum
-10 Requiescebant cum omni exercitu suo
9-15 Venite, et sub umbra mea requiescite
16-26 Recliner sup. eas, et paululum requiescam
18- 2 Intrassent domum Michæ, requieverunt ibi
1 Reg. 7- 2 Requievit omnis domus Israël post Domin.
2 Reg. 19-33 Ut requiescas securus mecum in Jerusalem
4 Reg. 2-15 Requievit spiritus Eliæ super Eliseum
4-11 Divertit in cœnaculum, et requievit ibi
1 Par. 22- 9 Faciam enim eum requiescere
28- 2 In qua requiesceret arca fœderis Domini
2 Esdr. 9-28 Cumque requievissent, reversi sunt
Judith. 5-14 Habitare potuit, vel fil. hominis requievit
Job. 3-13 Silerem, et somno meo requiescerem
-17 Et ibi requieverunt fessi robore
9-18 Non concedit requiescere spiritum meum
11-19 Requiesces, et non erit qui te exterreat
Psal. 4- 9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam
14- 1 Aut quis requiescet in monte sancto tuo?
15- 9 Insuper et caro mea requiescet in spe
54- 7 Et volabo, et requiescam
Prov. 1-33 Qui a. me audierit, absq. terrore requiescet
14-33 In corde prudentis requiescit sapientia
25-13 Animam ipsius requiescere facit
Eccle. 2-23 Nec per noctem mente requiescit
7-10 Quia ira in sinu stulti requiescit
Eccli. 14-25 Qui requiescit juxta domum illius Requiescent in casula illius bona per ævum
-27 Et in gloria ejus requiescet
22-11 Modic. plora supra mort., quon. requievit
24-12 Qui creavit me, requievit in tabernaculo m.
-15 In civitate sanctificata similiter requievi
28-20 Nec habebit amicum, in quo requiescat
33-26 Operatur in discipl., et quærit requiescere
38-24 In requie mortui requiescere fac memoriam
39-15 Et si requieverit, proderit illi
43-22 Super omnem congreg. aquarum requiescet
Isai. 7- 2 Dicentes: Requievit Syria super Ephraim
-19 Requiescent omnes in torrentibus vallium
11- 2 Et requiescet super eum spiritus Domini
- 7 Simul requiescent catuli eorum
13-20 Nec pastores requiescent ibi
-21 Sed requiescent ibi bestiæ, et replebuntur
14- 1 Requiescere eos faciet super humum suam
-30 Et pauperes fiducialiter requiescent
17- 2 Requiescent ibi, et non erit qui exterreat
25-10 Requiescet manus Domini in monte isto
30-32 Quam requiescere faciet Dominus sup. eum
51- 4 Judicium meum in lucem popul. requiescet
57- 2 Requiescat in cubili suo qui ambulavit
Jerem. 46-27 Et revertetur Jacob, et requiescet
48-11 Requievit in fæcibus suis: nec transfusus
Ezech. 5-13 Requiescere faciam indignationem meam
16-42 Et requiescet indignatio mea in te
22-20 Et requiescam: et conflabo vos
23-27 Requiescere faciam scelus tuum de te
24-25 Super quo requiescunt animæ eorum
34-14 Ibi requiescent in herbis virentibus
37-14 Et requiescere vos faciam super humum
Dan. 12-13 Et requiesces, et stabis in sorte tua
Mich. 3-11 Et super Dom. requiescebant, dicentes
Habac. 3-16 Ut requiescam in die tribulationis
Soph. 2- 7 In domibus Ascalonis ad vesper. requiescent
Zach. 6- 8 Requiescere fecerunt spiritum meum
Matth. 26-45 Dicit illis: Dormite jam, et requiescite
Marc. 6-31 In desertum locum, et requiescite pusillum
14-41 Ait illis: Dormite jam, et requiescite
Luc. 10- 6 Requiescet super illum pax vestra
12-19 Requiesce, comede, bibe, epulare
13-19 Volucres cœli requieverunt in ramis ejus

Act. 2-26 Insuper et caro mea requiescet in spe
Rom. 2-17 Requiescis in lege, et gloriaris in Deo
Phile. - 7 Viscera sanctor. requieverunt per te, frater
Hebr. 4- 4 Requievit Deus die septima ab o. operibus s.
-10 Requievit ab operibus suis, sicut a suis Deu.
1 Petr. 4-14 Qui est ejus Spiritus, super vos requiescit
Apoc. 6-11 Et dictum est illis, ut requiescerent adhuc
14-13 Dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus s.

REQUIETIO.

Levit. 16-31 Sabbatum enim requietionis est
23-32 Sabbatum requietionis est, et affligetis
25- 4 Sabbatum erit terræ, requietionis Domini
- 5 Annus enim requietionis terræ est
1 Par. 2-52 Qui videbat dimidiumre quietionum
-54 Et dimidium requietionis Saraï
Act. 7-49 Aut qui locus requietionis meæ est

REQUIRO.

Gen. 9- 5 Sanguinem e. animarum vestrar. requiram
De manu viri... requiram animam homini.
43- 9 Suscipio puer.: de manu mea require illum
Deut. 12-30 Requiras cæremonias earum, dicens
23-12 Ad quem egrediaris ad requisita naturæ
-21 Quia requiret illud Dominus Deus tuus
1 Reg. 14-17 Requirite, et videte quis abierit de nobis
Cumq. requisissent, repertum est non adesse
20- 6 Si respiciens requisierit me pater tuus
-15 Requirat Dom. de manu inimicorum David
-16 Requisivit Do. de manu inimicorum David
-18 Cras calendæ sunt, et requireris
-19 Requiretur enim sessio tua usque perendie
2 Reg. 3- 8 Requisisti in me quod argueres pro muliere
11- 3 Et requisivit quæ esset mulier
3 Reg. 2-40 Ad Achis in Geth ad requirendum servos s.
18-10 Quo non miserit dominus meus te requirens
1 Par. 13- 3 Non enim requisivimus eam in diebus Saul
2 Par. 1- 5 Quod et requisivit Salomon, et om. ecclesia
18- 6 Ut ab illo etiam requiramus
19- 3 Ut requireres Dominum Deum patrum t.
24-22 Ait: Videat Dominus, et requirat
26- 5 Cumque requireret Dominum direxit eum
30-19 Qui in toto corde requirunt Domin. Deum
31-21 Volens requirere Deum suum in toto corde
2 Esdr. 12-27 Requisierunt Levitas de omnibus locis suis
Tobiæ. 5- 2 Quomodo autem pecuniam hanc requiram
Job. 3- 4 Non requirat eum Deus desuper
Psal. 9-13 Requirens sanguinem eorum recordatus est
H. 10-13 Dixit enim in corde suo: Non requiret
13- 2 Si est intelligens, aut requirens Deum
21-27 Et laudabunt Dominum qui requirunt eum
24-10 Requirentibus testament. ejus et testimonia
26- 4 Unam petii a Domino, hanc requiram
- 8 Faciem tuam, Domine, requiram
30-24 Quoniam veritatem requiret Dominus
43-22 Nonne Deus requiret ista? ipse enim novit
52- 3 Si est intelligens, aut requirens Deum
60- 8 Misericordiam aut verit. ejus quis requiret?
104-45 Et legem ejus requirant
118-145 Domine: justificationes tuas requiram
141- 5 Et non est qui requirat animam meam
Prov. 29-26 Multi requirunt faciem principis
Eccle. 12-12 His amplius, fili mi, ne requiras
Eccli. 39-13 Et nomen ejus requiretur a generatione
44- 5 In peritia sua requirentes modos musicos
Isai. 8-19 Numquid non populus a Deo suo requiret
26-16 Domine, in angustia requisierunt te
30-13 Interruptio cadens, et requisita in muro
31- 1 Et Dominum non requisierunt
34-16 Requirite diligenter in libro Domini
65-10 Populo meo qui requisierunt me
Jerem. 30-17 Hæc est quæ non habebat requirentem
Baruc. 4-28 Iterum convertentes requiretis eum
6-34 Et non reddiderit, neque hoc requirunt
Ezech. 3-18 Sanguinem aut. ejus de manu tua requiram
-20 Sanguinem vero ejus de manu tua requiram
7-25 Angustia superveniente, requirent pacem
26-21 Requisita non invenieris ultra in sempitern.
33- 6 Sang. a. ej. de manu speculatoris requiram
- 8 Sanguinem a. ejus de manu tua requiram
34- 6 Et non erat qui requireret, non erat, inquam, qui requireret
-10 Super pastores requiram gregem meum
-11 Ecce ego ipse requiram oves meas
-16 Quod perierat requiram, et quod abjectum
39-14 Sepeliant et requirant eos qui remanserant
Dan. 2-14 Daniel requisivit de lege atque sententia
4-33 Et magistratus mei requisierunt me
Osee. 10-12 Tempus autem requirendi Dominum
Mich. 6- 8 Indicabo tibi... quid Dominus requirat a te
Malac. 2- 7 Et legem requirent ex ore ejus
1 Mac. 7-12 Convenerunt... requirere quæ justa sunt
2 Mac. 1-20 Misit ad requirendum ignem
13-21 Qui requisitus, comprehensus est et conclus.
Luc. 2-44 Requirebant eum inter cognatos et notos
Luc. 2-45 Regressi sunt in Jerusalem requirentes eum
4-42 Et turbæ requirebant eum, et venerunt
11-51 Dico vobis, requiretur ab hac generatione
Act. 12-19 Herodes autem cum requisisset eum
15-17 Ut requirant cæteri hominum Dominum
Rom. 3-11 Non est intelligens, non est requirens Deum
Philip. 4-17 Requiro fructum abundantem in ratione v.

RES.

Gen. 18-25 Absit a te, ut rem hanc facias, et occidas
21-26 Nescivi quis fecerit hanc rem
22-16 Quia fecisti hanc rem, et non pepercisti
34- 7 Quod fœd. rem operatus esset in Is., et violata filia Jacob rem illicitam perpetrasset
37-11 Pater vero rem tacitus considerabat
38-10 Quod rem detestabilem faceret
41-13 Quidquid postea rei probavit eventus
-32 Secundo ad eamd. rem pertinens somnium
44- 5 In quo augurari solet: pessimam rem fecistis
45-27 Econtra referebant omnem ordinem rei
Exod. 2- 4 Sorore ejus, et considerante eventum rei
18-17 At ille: Non bonam, inquit, rem facis
22- 8 Quod non extenderit manum in rem proximi
-11 Quod non extenderit man. ad rem proximi
Levit. 6- 3 Sive rem perditam invenerit, et inficiens
7-21 Sive omnis rei quæ polluere potest
20-17 Nefariam rem operati sunt: occidentur
-21 Qui duxerit uxorem fratris sui, rem facit illicitam
Num. 11-10 Sed et Moysi intoleranda res visa est
15-39 Et oculos per res varias fornicantes
16-30 Sin autem novam rem fecerit Dominus
27- 6 Justam rem postulant filiæ Salphaad
30-14 Per... cæterarum rerum abstinentiam
Deut. 1-14 Bona res est, quam vis facere
3-26 Nequaquam ultra loquaris de hac re ad me
4-32 Si facta est aliquando hujuscemodi res
5-11 Qui super re vana nomen ejus assumpserit
8- 9 Et rerum omni abundantia perfrueris
-13 Argenti et auri cunctarumq. rerum copiam
13-11 Nequaq. ultra faciat quippiam huj. rei sim.
-14 Rei veritate perspecta, si inveneris certum
17- 5 Qui rem sceleratissimam perpetrarunt
22- 3 Et de omni re fratris tui, quæ perierit
-28 Et res ad judicium venerit
23- 9 In pugnam, custodies te ab omni re mala
-19 Nec fruges, nec quamlibet aliam rem
24-10 Cum repetes a proximo tuo rem aliquam
-18 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
-22 Idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem
26-14 Nec expendi ex his quidquam in re funebri
28-47 Propter rerum omnium abundantiam
-57 Propter rerum omnium penuriam
30- 9 Et in rerum omnium largitate
Josue. 21-43 Irritum fuit, sed rebus expleta sunt omnia
Judic. 14- 4 Nesciebant quod res a Domino fieret
15- 6 Dixeruntque Philisth.: Quis fecit hanc rem?
16- 9 Et in cubiculo finem rei expectantibus
-17 Tunc aperiens veritatem rei, dixit ad eam
18- 5 Ut scire possent an... res haberet effectum
-10 Locum in quo nullius rei est penuria
19-19 Nulla re indigemus, nisi hospitio
-30 Numquam res talis facta est in Israël
Ruth. 3-13 Si te voluerit... retinere, bene res acta est
-18 Donec videamus quem res exitum habeat
4-10 Vos, inquam, hujus rei testes estis
1 Reg. 2-23 Quare facitis res hujuscemodi, quas ego audio, res pessimas?
10-11 Quænam res accidit filio Cis?
12-16 Nunc state, et videte rem istam grandem
14-12 Ascendite ad nos, et ostendemus vobis rem
15- 3 Non concupiscas ex rebus ipsius aliquid
18-21 In duabus rebus gener meus eris hodie
20-39 Jonathas et David rem noverant
21- 2 Nemo sciat rem, propter quam missus es
22-15 Adversus servum suum rem hujuscemodi
23-23 Et revertimini ad me ad rem certam
24- 7 Ne faciam hanc rem domino meo
28-10 Non eveniet tibi quidquam mali propter hanc rem
2 Reg. 3-13 Sed unam rem peto a te, dicens
-28 Cum audisset David rem jam gestam
11-11 Per salut. animæ tuæ, non faciam rem hanc
-25 Hæc dices Joab: Non te frangat ista res
13-20 Neque affligas cor tuum pro hac re
14-13 Quare cogitasti hujuscemodi rem
17-19 Quasi siccans ptisanas, et sic latuit res
19-42 Cur irasceris supra hac re? numquid comed.
20-21 Non sic se habet res: sed homo de monte
24- 3 Dominus meus rex vult in re hujuscemodi
3 Reg. 3-10 Quod Salomon postulasset hujuscemodi rem
11-22 Qua enim re apud me indiges, ut quæras
20- 9 Hanc autem rem facere non possum
4 Reg. 2-10 Qui respondit: Rem difficilem postulasti
5-13 Et si rem grandem dixisset tibi propheta
4 Reg. 5-18 Ignoscat mihi Dominus servo tuo pro hac re
6-11 Conturbatumq. est cor regis Syriæ pro hac re
8-13 Quid e. sum.. ut faciam rem istam magnam?
24- 4 Ob hanc rem noluit Dominus propitiari
1 Par. 23-31 Et cæremonias uniuscujusque rei
2 Par. 23-19 Ut non ingrederetur eam immundus in o. re
1 Esdr. 5- 5 Placuitque ut res ad Darium referretur
-17 Voluntatem regis super hac re mittat ad nos
2 Esdr. 2- 4 Ait mihi rex: Pro qua re postulas?
-19 Dixeruntq.: Quæ est hæc res, quam facitis?
5- 9 Non est bona res quam facitis
13-17 Quæ est hæc res mala, quam vos facitis?
-26 Numquid non in hujuscemodi re peccavit
Tobiæ. 2- 8 Jam hujus rei causa interfici jussus es
Judith. 6-10 Percunctati sunt quid rerum esset
11- 4 Perfectam rem faciet Dominus tecum
Esth. 2-10 Præceperat ei, ut de hac re omnino reticeret
-22 Nomine Mardochæi, qui ad se rem detulerat
5- 6 Quid petis ut detur tibi? et pro qua re postulas?
12- 4 Mardochæus rei memoriam litteris tradidit
16- 7 Quæ res et ex veteribus probatur historiis
Job. 22-28 Decernes rem, et veniet tibi
Psal. 63- 4 Intenderunt arcum rem amaram
100- 3 Non proponebam ante oculos meos rem injustam
Prov. 2-14 Et exultant in rebus pessimis
8- 6 Quoniam de rebus magnis locutura sum
12- 4 Quæ confusione res dignas gerit
20- 1 Luxuriosa res vinum, et tumultuosa ebrietas
Eccle. 1- 8 Cunctæ res difficiles: non potest eas homo..
3-17 Et tempus omnis rei tunc erit
9- 4 Nemo est... qui hujus rei habeat fiduciam
Sap. 13-19 De omnium rerum eventu petit ab eo
15- 9 Quoniam res supervacuas fingit
Eccli. 3-24 In supervacuis rebus noli scrutari
11- 9 De ea re, quæ te non molestat, ne certeris
37-23 Odibilis est: in omni re defraudabitur
39-31 Initium necessariæ rei vitæ hominum
Isai. 39- 4 Non fuit res, quam non ostenderim eis
Dan. 2-15 Cum ergo rem indicasset Arioch Danieli
3-16 Non oportet nos de hac re respondere
5-10 Pro re quæ acciderat regi et optimatibus
8-25 In copia rerum omnium occidet plurimos
11-38 Et lapide pretioso, rebusque pretiosis
13-40 Noluit indicare nobis: hujus rei testes sumus
-63 Quia non esset inventa in ea res turpis
1 Mac. 5-56 Res bene gestas, et prælia quæ facta sunt
7- 3 Et res ei innotuit: et ait: Nolite mihi
9-10 Absit istam rem facere ut fugiamus ab eis
12-51 Quia pro anima res est illis, reversi sunt
16-23 Muror. quos extruxit, et rerum gestarum ej.
2 Mac. 1-33 Ut vero manifestata est res, renuntiatum est
-34 Rem diligenter examinans, fecit ei templum
2-25 Propter multitudinem rerum
-32 Et executiones rerum vitare
3- 9 Et, cujus rei gratia adesset, aperuit
-40 Et ærarii custodia, ita res se habet
4- 6 Impossibile esse pacem rebus dari
7-24 Et res necessarias ei præbiturum
8- 8 Ac frequentius res ei cedere prospere
- 9 Et in bellicis rebus experientissimo
-20 Ut omnes, ubi ad rem ventum est
9-24 Cui esset rerum summa derelicta
11-18 Exposui: et quæ res permittebat, concessit
-23 Et rebus suis adhibere diligentiam
13-13 Et Domini judicio committere exitum rei
-16 Rebus prospere gestis, abierunt
14- 5 Quibus rebus et consiliis Judæi niterentur
-14 Prosperitates rerum suarum existimantes
-26 Dicebat Nicanorem rebus alienis assentire
Matth. 18-19 De omni re quamcumque petierint, fiet illis
Luc. 1- 1 Quæ in nobis completæ sunt, rerum
Act. 5- 4 Quare posuisti in corde tuo hanc rem?
19-39 Si quid autem alterius rei quæritis
Ephes. 3- 1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi
-14 Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem
5- 4 Scurrilitas, quæ ad rem non pertinet
Tit. 1- 5 Hujus rei gratia reliqui te Cretæ
Phile. - 8 Imperandi tibi quod ad rem pertinet
Hebr. 6-18 Per duas res immobiles, quibus impossibile
10- 1 Habens lex... non ipsam imaginem rerum
11- 1 Est a. fides sperandarum substantia rerum

RESA. *Inter majores Jesu Christi numeratur.*

Luc. 3-27 Qui fuit Joanna, qui fuit Resa

RESALUTATI.

Gen. 43-27 Clementer resalutatis eis, interrogavit eos

RESCINDENTES.

Marc. 7-13 Rescindentes verbum Dei per traditionem

RESCIO.

Num. 30-16 Sin autem contradixerit postquam rescivit

1 *Reg.* 23- 9 Quod cum David rescisset, quia præpararet
Act. 22-29 Postquam rescivit, quia civis Romanus esset

RESCRIBO.

4 *Reg.* 10- 6 Rescripsit autem eis litteras secundo
1 *Mac.* 8-22 Rescriptum est quod rescripserunt in tabulis
12-23 Sed et nos rescripsimus vobis: Pecora
2 *Mac.* 11-37 Festinate rescribere, ut nos quoque sciamus

RESCRIPTUM.

1 *Mac.* 8-22 Et hoc rescriptum est quod rescripserunt
12- 7 Sicut rescriptum continet, quod subject. est
-19 Et hoc est rescriptum epistolarum

RESEN.

Civitas ab Assur ædificata inter Chale et Niniven.

Gen. 10-12 Resen quoque inter Niniven et Chale

RESEPH. *Filius Beriæ filii Ephraim.*

1 *Par.* 7-25 Rapha, et Reseph, et Thale

RESEPH.

Urbs Syriæ, ut ait sanctus Hieronymus. Alii tamen dicunt fuisse Petram, Arabiæ civitatem.

4 *Reg.* 19-12 Haran, et Reseph, et filios Eden
Isai. 37-12 Reseph, et filios Eden, qui erant in Thalassar?

RESERVO.

Gen. 12-12 Et interficient me, et te reservabunt
27-36 Numquid non reservasti, ait, et mihi benedictionem?
45- 7 Præmisitque me Deus ut reservemini
Exod. 1-16 Interficite eum; si fœmina, reservate
-22 Projicite: quidquid fœminini reservate
16-34 Posuitque illud Aaron in tabernaculo reservandum
Num. 18-32 Egregia vobis et pinguia reservantes
31-15 Ait: Cur fœminas reservastis?
-18 Et omnes fœminas virgines reservate vobis
Josue. 9-20 Reserventur quidem ut vivant, ne contra
Judic. 21-11 Interficite, virgines autem reservate
1 *Par.* 18- 4 Centum quadrigis, quas reservavit sibi
Prov. 29-11 Sapiens differt, et reservat in posterum
Eccli. 28- 3 Homo homini reservat iram
- 5 Ipse, cum caro sit, reservat iram
2 *Petr.* 2- 4 Tradidit cruciandos, in judicium reservari
- 9 In diem judicii reservare cruciandos
-17 Quibus caligo tenebrarum reservatur
3- 7 Igni reservati in diem judicii et perditionis
Judæ. - 6 Vinculis æternis sub caligine reservavit

RESIA.

Filius tertius Olla, e stirpe Aser.

1 *Par.* 7-39 Filii autem Olla: Aree, et Haniel, et Resia

RESIDEO.

Exod. 34-25 Neque residebit mane de victima
Num. 35-28 Usque ad mortem pontificis in urbe residere
Deut. 25-18 Extremos agminis tui, qui lassi residebant
1 *Reg.* 30-21 Et residere eos jusserat in torrente Besor
Esth. 1-14 Et primi post eum residere soliti erant
15- 9 Ubi ille residebat super solium regni sui
Cant. 5-12 Et resident juxta fluenta plenissima
Eccli. 40- 3 A residente super sedem gloriosam
Isai. 10-13 Detraxi quasi potens in sublimi residentes
Jerem. 40- 4 Si a. displicet tibi venire mecum... reside
Ezech. 10-16 Non residebant rotæ, sed et ipsæ juxta erant
2 *Mac.* 10-27 Et proximi hostibus effecti, resederunt
12- 2 Sed hi qui resederant, Timotheus et Apoll.
Marc. 9-34 Et residens vocavit duodecim, et ait illis
Luc. 7-15 Et resedit qui erat mortuus, et cœpit loqui
Act. 9-40 Aperuit oculos suos: et, viso Petro, resedit

RESIDUUS, A, UM; *et* RESIDUUM, *subst.*

Gen. 31-14 Numquid habemus residui quidquam
45-11 Adhuc e. quinque anni residui sunt famis
Exod. 10- 5 Comedatur quod residuum fuerit grandini
-12 Devoret omnem herbam quæ residua fuerit
12-10 Si quid residuum fuerit, igne comburetis
24- 6 Partem autem residuam fudit super altare
Levit. 9- 9 Et fudit residuum ad basim ejus
10-12 Et Ithamar, filios ejus, qui erant residui
19- 6 Quidquid autem residuum fuerit in diem
Deut. 32-36 Defecerunt, residuique consumpti sunt
2 *Reg.* 17-22 Et ne unus quidem residuus fuit
21- 5 Ne unus quidem residuus sit de stirpe ejus
4 *Reg.* 10-21 Non fuit residuus ne unus quidem
1 *Par.* 6-61 Filiis autem Caath residuis de cognatione sua
-77 Filiis autem Merari residuis
2 *Par.* 20-12 Hoc solum habemus residui, ut oculos
34-33 Et fecit omnes qui residui erant in Israël
2 *Esdr.* 6- 1 Et non esset in ipso residua interruptio
Isai. 4- 3 Et residuus in Jerusalem, sanctus vocabitur
Isai. 10-20 Non adjiciet residuum Israël
11-11 Ad possidendum residuum populi sui
-16 Erit via residuo populo m., qui relinquetur
28- 5 Et sertum exultationis residuo populi sui
38-10 Quæsivi residuum annorum meorum
46- 3 Domus Jacob, et omne residuum domus Isr.
Jerem. 8- 3 Omnes qui residui fuerint de cognatione hac
15- 9 Residuos ejus in gladium dabo in conspectu
44- 7 Nec relinquatur vobis quidquam residuum
-14 Et sit residuus de reliquiis Judæorum
Ezech. 17-21 Residui a. in omnem ventum dispergentur
Joel. 1- 4 Residuum erucæ comedit locusta
Et residuum locustæ comedit bruchus
Et residuum bruchi comedit rubigo
2-32 Et in residuis, quos Dominus vocaverit
Soph. 2- 9 Residui gentis meæ possidebunt illos
Malac. 2-15 Nonne unus fecit: et residuum spirit. ej. est?
1 *Mac.* 3-37 Et rex assumpsit partem exercitus residui
5-18 Duces populi, cum residuo exercitu in Jud.
6-38 Residuum equitatum hinc et inde statuit
8-11 Residua regna, et insulas, quæ aliquando
9- 8 Et dixit his qui residui erant: Surgamus
-40 Residui fugerunt in montes: et acceperunt
16- 8 Residui autem in munitionem fugerunt
2 *Mac.* 1-31 Ex residua aqua Nehemias jussit lapides
8-28 Et residua ipsi cum suis habuere
-31 Residua vero spolia Jerosol. detulerunt
12-11 Residui Arabes victi petebant a Juda
1 *Thes.* 4-14 Qui residui sumus in adventum Domini

RESILIO.

Nahum. 3- 7 Omnis qui viderit te, resiliet a te, et dicet

RESINA.

Gen. 37-25 Portantes aromata, et resinam, et stacten
43-11 Deferte viro munera, modicum resinæ
Jerem. 8-22 Numquid resina non est in Galaad?
46-11 Ascende in Galaad, et tolle resinam
51- 8 Tollite resinam ad dolorem ejus
Ezech. 27-17 Et resinam proposuerunt in nundinis tuis

RESIPISCO.

2 *Tim.* 2-26 Resipiscant a diaboli laqueis, a quo captivi

RESISTO.

Gen. 50-19 Num Dei possumus resistere voluntati
Exod. 10- 4 Sin autem resistis, et non vis dimittere eum
Levit. 26-37 Nemo vestrum inimicis audebit resistere
Num. 22-33 Nisi asina declinasset.. dans locum resistenti
Deut. 3-11 Solus quippe Og rex Basan restiterat
7-24 Nullus poterit resistere tibi, donec conteras
9- 2 Quibus nullus potest ex adverso resistere
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere cunctis diebus
8-20 Contra persequentes fortissime restitissent
10- 8 Nullus ex eis tibi resistere poterit
21-42 Nullusque eis hostium resistere ausus est
23- 9 Et nullus vobis resistere poterit
Judic. 2-14 Nec potuerunt resistere adversariis suis
11-20 Contra eum in Jasa, et fortiter resistebat
18- 7 Et quietum, nullo ei penitus resistente
20-41 Versa facie fortius resistebant
Ruth. 2-22 Ne in alieno agro quispiam resistat tibi
1 *Reg.* 15- 2 Quomodo restitit ei in via cum ascenderet
17-33 Non vales resistere Philisthæo isti
2 *Reg.* 22-40 Incurvasti resistentes mihi subtus me
-45 Filii alieni resistent mihi
-49 Et a resistentibus mihi elevas me
4 *Reg.* 10- 4 Et quomodo nos valebimus resistere?
18-24 Quomodo potestis resistere ante unum
2 *Par.* 13- 7 Nec potuit resistere eis
- 8 Dicitis quod resistere possitis regno Domini
-20 Nec valuit ultra resistere Jeroboam
20- 6 Nec quisquam tibi potest resistere
-12 Ut possimus huic multitudini resistere
26-18 Restiterunt regi, atque dixerunt
28-20 Afflixit eum, et nullo resistente vastavit
Judith. 2-16 Omnesq. resistentes sibi occidit in ore gladii
5- 1 Quod filii Is. præpararent se ad resistendum
-19 Dedit eis Deus cœli virtutem resistendi
-25 Non poterimus resistere illis: quoniam Deus
-27 Qui filios Israël posse dicat resistere regi
16-17 Creata sunt, et non est qui resistat voci tuæ
Esth. 6-13 Non poteris ei resistere, sed cades
9- 2 Nullusque ausus est resistere
13- 9 Non est qui possit tuæ resistere voluntati
-11 Nec est qui resistat majestati tuæ
Job. 9- 4 Quis restitit ei, et pacem habuit?
-13 Deus, cujus iræ nemo resistere potest
41- 1 Quis enim resistere potest vultui meo?
Psal. 16- 8 A resistentibus dexteræ tuæ custodi me
75- 8 Tu terribilis es, et quis resistet tibi?
Prov. 30-31 Nec est rex, qui resistat ei
Eccle. 4- 1 Nec posse resistere eorum violentiæ
-12 Si quispiam prævaluerit contra unum, duo resistunt ei
Sap. 11-22 Et virtuti brachii tui quis resistet?
18-21 Restitit iræ, et finem imposuit necessitati
Eccli. 3-33 Et eleemosyna resistit peccatis
4-32 Noli resistere contra faciem potentis
22-22 Contra impetum timoris non resistet
36-22 Dabit tristitiam, et homo peritus resistet illi
46- 4 Quis ante illum sic restitit?
Isai. 47- 3 Ultionem capiam, et non resistet mihi homo
54-17 Linguam resistentem tibi in judicio judicab.
Jerem. 49-19 Quis est iste pastor, qui resistat vultui meo?
50-44 Quis est iste pastor, qui resistat vultui meo?
Baruc. 6-55 Regi autem et bello non resistent
Dan. 4-32 Non est qui resistat manui ejus, et dicat
8- 4 Omnes bestiæ non poterant resistere ei
- 7 Et non poterat aries resistere ei
10-13 Princeps a. regni Persarum restitit mihi
11-15 Et consurgent electi ejus ad resistendum
Nahum. 1- 6 Et quis resistet in ira furoris ejus?
1 *Mac.* 2-33 Resistitis et nunc adhuc? exite, et facite
8-11 Et insulas, quæ aliquando restiterant illis
10-70 Dicens: Tu solus resistis nobis
11-38 Nihil ei resistit, dimisit totum exercitum
14- 7 Et non erat qui resisteret ei
-29 Et restiterunt adversariis gentis suæ
-32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente
2 *Mac.* 14-29 Sed, quia regi resistere non poterat
Matth. 5-39 Ego autem dico vobis, non resistere malo
Luc. 21-15 Cui non poterunt resistere et contradicere
Act. 6-10 Et non poterant resistere sapientiæ
7-51 Vos semper Spiritui sancto resistitis
13- 8 Resistebat autem illis Elymas magus
Rom. 9-19 Voluntati enim ejus quis resistit?
13- 2 Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit
Qui a. resistunt, ipsi sibi damnat. acquirunt
Galat. 2-11 In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat
Ephes. 6-13 Ut possitis resistere in die malo
2 *Tim.* 2-25 Corripientem eos qui resistunt veritati
3- 8 Quemadmodum a. Jannes et Mambres restiterunt Moysi: ita et hi resistunt veritati
4-15 Valde enim restitit verbis nostris
Hebr. 12- 4 Nondum enim usq. ad sanguinem restitistis
Jacob. 4- 6 Deus superbis resistit, humilibus a. dat grat.
- 7 Resistite autem diabolo, et fugiet a vobis
5- 6 Occidistis justum, et non restitit vobis
1 *Petr.* 5- 5 Deus superbis resistit, humilibus a. dat grat.
- 9 Cui resistite fortes in fide

RESOLUTIO.

2 *Tim.* 4- 6 Delibor, et tempus resolutionis meæ instat

RESONO.

1 *Reg.* 14-19 Crescebatq. paulatim, et clarius resonabat
15-14 Vox gregum, quæ resonat in auribus meis
1 *Par.* 2-55 Cognationes... canentes atque resonantes
15-16 Ut resonaret in excelsis sonitus lætitiæ
2 *Par.* 13-12 Clangunt tubis, et resonant contra vos
Sap. 17-18 Aut resonans de altissimis montibus echo
18-10 Resonabat a. inconveniens inimicorum vox
Isai. 44-23 Resonate, montes, laudationem
Jerem. 46-14 Et resonet in Memphis et in Taphnis
48-36 Cor meum ad Moab quasi tibiæ resonabit

RESPECTANTES.

3 *Reg.* 7-30 Contra se invicem respectantes

RESPECTIO.

Sap. 3-13 Habebit fructum in respectione animarum

RESPECTUS.

Psal. 72- 4 Quia non est respectus morti eorum
Sap. 2-20 Erit enim ei respectus ex sermonibus illius
3- 6 Et in tempore erit respectus illorum
4-15 Et respectus in electos illius
14-11 Et in idolis nationum non erit respectus
19-14 Sed et alius quidam respectus illorum erat
Eccli. 34-14 Et in respectu illius benedicetur
40- 6 Et ab eo in somnis, quasi in die respectus
41-25 (*Erubescite*) a respectu mulieris fornicariæ

RESPERGO.

Gen. 30-39 Et varia, et diverso colore respersa
31-12 Varios, maculosos, atque respersos
Exod. 24- 8 Sumptum sanguinem respersit in populum
Levit. 14-44 Viderit... parietes respersos maculis

RESPHA.

Filia Aja, concubina Saülis, mater duorum filiorum, Armoni et Miphiboseth, quos dedit David in manus Gabaonitarum, qui crucifixerunt eos in monte Gabaa. Tollens Respha cilicium, substravit sibi supra petram, et ibi mansit duobus vel prope tribus mensibus, donec plueret super crucifixos de cœlo, et non dimisit aves lacerare eos per diem, neque bestias per noctem. Quibus auditis, David magna fuit miseri-

cordia commotus, et curavit ut ossa eorum sepelirentur in sepulcris Saül et Jonathæ.

2 Reg. 3- 7 Saüli concubina nomine Respha, filia Aja
21- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha
-10 Tollens autem Respha filia Aja cilicium
-11 Nuntiata sunt David quæ fecerat Respha

RESPICIO.

Gen. 4- 4 Respexit Dominus ad Abel et ad munera ej.
- 5 Ad Caïn v., et ad munera illius non respexit
19-17 Noli respicere post tergum, nec stes
-26 Respiciensque uxor ejus post se, versa est
23-17 Erat spelunca duplex, respiciens Mambre
-19 In spelunca... quæ respiciebat Mambre
25-18 Sur, quæ respicit Ægyptum introeuntibus
31-42 Laborem manuum mearum respexit Deus
Gen. 31-50 Nullus... testis est absque Deo, qui præsens respicit
47-25 Respiciat nos tantum dominus noster
Exod. 2-25 Et respexit Dominus filios Israel
4-31 Et quod respexisset afflictionem illorum
14-24 Et ecce respiciens Dominus super castra
16-10 Respexerunt ad solitudinem, et ecce gloria
25-20 Respiciantque se mutuo versis vultibus
27-12 In latitudine vero atrii, quod respicit ad Occidentem
-13 Atrii latitudine, quæ respicit ad Orientem
28-25 Superhumeralis, quod rationale respicit
-27 Quod respicit contra faciem juncturæ
33-13 Respice populum tuum gentem hanc
36-25 Ad plagam quoque tabernaculi, quæ respicit ad Aquilonem
-27 Ad eam partem tabernac., quæ mare respicit
37- 9 Seque mutuo et illud respicientes
38-12 In ea vero plaga, quæ ad Occidentem respicit
Levit. 1-11 Ad latus altaris, quod respicit ad Aquilonem
26- 9 Respiciam vos, et crescere faciam
Num. 8- 2 Respiciant ad mensam panum propositionis
Contra eam partem, quam candelabrum respicit, lucere debebunt
11- 6 Nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi Man
12-10 Cumque respexisset eam Aaron, et vidisset
16-15 Ne respicias sacrificia eorum
21-11 In solitudine quæ respicit Moab
-20 Vertice Phasga, quod respicit contra desert.
23-28 Montis Phogor, qui respicit solitudinem
33- 7 Phihahiroth, quæ respicit Beelsephon
35- 5 Ad mare quoq. quod respicit ad Occidentem
Deut. 26- 7 Et respexit humilitatem nostram et laborem
-15 Respice de sanctuario tuo, et de excelso
Josue. 8-20 Respicientes et videntes fumum urbis
12- 1 Plagam quæ respicit solitudinem
15- 2 Et a lingua ejus quæ respicit Meridiem
- 5 Et ea quæ respiciunt ad Aquilonem
- 7 Contra Aquilonem respiciens Galgala
16- 6 Machmethath vero Aquilonem respicit
17- 7 Machmethath, quæ respicit Sichem
18-14 Ad Meridiem montis qui respicit Bethoron
-16 Qui respicit vallem filiorum Ennom
19-46 Arecon, cum termino qui respicit Joppen
Judic. 5-28 Per fenestram respiciens, ululabat mater
6-14 Respexitque ad eum Dominus, et ait: Vade
9-37 Venit per viam quæ respicit quercum
16- 3 Ad verticem montis qui respicit Hebron
18- 6 Ite in pace: Dominus respicit viam vestram
-23 Qui cum respexissent, dixerunt ad Micham
Ruth. 1- 6 Quod respexisset Dominus populum suum
1 Reg. 1-11 Si respiciens videris afflictionem famulæ tuæ
9-16 Quia respexi populum m., venit e. clamor
14-16 Et respexerunt speculatores Saül
16- 7 Ne respicias vultum ejus
20- 6 Si respiciens requisierit me pater tuus
24- 9 Et respexit Saül post se: et inclinans se Dav.
2 Reg. 2-20 Respexit itaque Abner post tergum suum
9- 8 Quoniam respexisti super canem mortuum
15-23 Contra viam quæ respicit ad desertum
16-12 Si forte respiciat Dominus afflictionem m.
3 Reg. 1-20 Mi rex, in te oculi respiciunt totius Israel
7- 5 Et e regione se respicientes, æquali spatio
-25 E quibus tres respiciebant ad Aquilonem
8-28 Sed respice ad orationem servi tui
19- 6 Respexit, et ecce ad caput suum subcineric.
4 Reg. 2-24 Qui cum respexisset, vidit eos, et maledixit
3-14 Non attendissem quid, te, nec respexissem
9-30 Ornavit caput s., et respexit per fenestram
1 Par. 5-10 In o. plaga quæ respicit ad Orientem Galaad
2 Par. 4- 4 Quorum tres respiciebant ad Aquilonem
6-19 Facta est, ut respicias orationem servi tui
13-14 Respiciensque Judas vidit instare bellum
20-24 Ad speculam quæ respicit solitudinem
26-20 Cumque respexisset eum Azarias pontifex
Tobiæ. 11- 5 Unde respicere poterat de longinquo
Judith. 6-15 Et respice ad nostram humilitatem
7- 3 Ad apicem, qui respicit super Dothaïn

Judith. 8-32 In diebus quinque respiciat Dom. populum
9- 6 Respice castra Assyriorum nunc
13- 7 Respice in hac hora ad opera manuum mear.
Job. 28-24 Et omnia, quæ sub cœlo sunt, respicit
30-20 Non exaudis me: sto, et non respicis me
33-27 Respiciet homines, et dicet: Peccavi
40- 6 Et respiciens omnem arrogantem, humilia
- 7 Respice cunctos superbos, et confunde
Ps. H. 10- 9 Oculi ejus in pauperem respiciunt
L. 10- 5 Oculi ejus in pauperem respiciunt
12- 4 Respice, et exaudi me, Domine Deus meus
21- 2 Deus, Deus meus, respice in me
24-16 Respice in me, et miserere mei
-19 Respice inimicos meos, quoniam multipl.
30- 8 Quoniam respexisti humilitatem meam
32-13 De cœlo respexit Dominus, vidit omnes
-14 De præparato habitaculo suo respexit
Psal. 34-17 Domine, quando respicies?
39- 5 Non respexit in vanitates et insanias falsas
-14 Domine, ad adjuvandum me respice
65- 7 Oculi ejus super gentes respiciunt
68-17 Secundum multitudinem miserationum tuarum respice in me
73-20 Respice in testamentum tuum
79-15 Respice de cœlo, et vide, et visita vineam
83-10 Et respice in faciem Christi tui
85-16 Respice in me, et miserere mei
89-16 Respice in servos tuos et in opera tua
101-18 Respexit in orationem humilium
103-32 Qui respicit terram, et facit eam tremere
112- 5 Et humilia respicit in cœlo et in terra
137- 6 Excelsus Dominus, et humilia respicit
Prov. 5-21 Respicit Dominus vias hominis
Cant. 2- 9 Stat post parietem nostrum, respiciens per fenestras
7- 4 Turris Libani, quæ respicit contra Damasc.
Sap. 8-12 Et loquentem me respicient
Eccli. 2-11 Respicite, filii, nationes hominum
5- 7 Et in peccatores respicit ira illius
7-11 In multitudine munerum meorum respiciet
9- 3 Ne respicias mulierem multivolam
11-13 Oculus Dei respexit illum in bono, et erexit
14-24 Qui respicit per fenestras illius
16- 2 Et ne respexeris in labores eorum
-30 Post hæc Deus in terram respexit
21-26 Stultus a fenestra respiciet in domum
23-29 Sic et post perfectum respicit omnia
-34 Adducetur, et in filios ejus respicietur
-37 Nihil dulcius, quam respicere in mandatis
25-28 Ne respicias in mulieris speciem
28-20 Qui respicit illam, non habebit requiem
33-18 Respicite quoniam non mihi soli laboravi
-22 Quam te respicere in manus filiorum tuor.
34-18 Ad quem respicit, et quis est fortitudo ejus?
-23 Nec respicit in oblationes iniquorum
36- 1 Respice nos, et ostende nobis lucem
39-25 A sæculo usque in sæculum respicit
40-30 Vir respiciens in mensam alienam
41-27 Ne respicias mulierem alieni viri
42-16 Sol illuminans per omnia respexit
51-10 Respiciens eram ad adjutorium hominum
Isai. 5-12 Et opus Domini non respicitis, nec opera
17- 7 Et oculi ejus ad sanctum respicient
- 8 Quæ operati sunt digiti ejus non respiciet
33-20 Respice Sion civitatem solemnitatis nostræ
64- 9 Ecce respice, populus tuus omnes nos
66- 2 Ad quem a. respiciam, nisi ad pauperculum
Jerem. 5- 3 Domine, oculi tui respiciunt fidem
46- 5 Fugerunt conciti, nec respexerunt
47- 3 Non respexerunt patres filios manib. dissol.
Thren. 3-50 Donec respiceret, et videret Dom. de cœlis
4-16 Divisit eos, non addet ut respiciat eos
-17 Cum respiceremus attenti ad gentem
5- 1 Intuere, et respice opprobrium nostrum
Baruc. 2-16 Respice, Domine, de domo sancta t. in nos
Ezech. 8- 3 Juxta ostium interius, quod respiciebat
-14 Per ostium..quod respiciebat ad Aquilonem
9- 2 Portæ superioris, quæ respicit ad Aquilon.
11- 1 Ad portam... quæ respicit ad solis ortum
17- 6 Respicientibus ramis ejus ad eam
40- 6 Ad portam, quæ respiciebat viam Oriental.
-20 Portam q., quæ respiciebat viam Aquilonis
-22 Portæ, quæ respiciebat ad Orientem
-24 Et ecce porta, quæ respiciebat ad Austrum
-35 Ad portam, quæ respiciebat ad Aquilonem
-37 Vestibulum ejus respiciebat ad atrium ext.
-44 In latere portæ respicientis ad Aquilonem
Quæ respiciebat ad viam Aquilonis
-45 Gazophylacium, quod respicit viam Merid.
-46 Gazoph., quod respicit ad viam Aquilonis
41-12 Versumque ad viam respicientem ad mare
42- 4 Ad interiora respiciens viæ cubiti unius
-12 Quæ erant in via respiciente ad Notum
-15 Portæ, quæ respiciebat ad viam Orientalem
43- 1 Ad portam, quæ respiciebat ad viam Orient.

Ezech. 43- 4 Per viam portæ, quæ respiciebat ad Orient.
44- 1 Ad viam portæ... quæ respiciebat ad Orient.
46- 1 Quæ respicit ad Orientem, erit clausa
-12 Aperietur ei porta quæ respicit ad Orientem
-19 Quæ respiciebant ad Aquilonem
47- 1 Facies enim domus respiciebat ad Orientem
- 2 Viam, quæ respiciebat ad Orientem
Osee. 3- 1 Et ipsi respiciunt ad deos alienos
Amos. 5-22 Et vota pinguium vestrorum non respiciam
Habac. 1-13 Et respicere ad iniquitatem non poteris
Quare respicis super iniqua agentes?
Aggæi. 1- 9 Respexistis ad amplius, et ecce factum est
Malac. 2-13 Ita ut non respiciam ultra ad sacrificium
2 Mac. 1-27 Et contemptos et abominatos respice
7-15 At ille respiciens in eum, dixit
8- 2 Invocabant Dominum ut respiceret in pop.
-11 Non respiciens ad vindictam
9-23 Respiciens autem quod et pater meus...
Matth. 6-26 Respicite volatilia cœli, quoniam non serunt
22-16 Non enim respicis personam hominum
Marc. 16- 4 Respicientes viderunt revolutum lapidem
Luc. 1-25 In diebus, quibus respexit auferre opprobr.
-48 Quia respexit humilitatem ancillæ suæ
9-16 Respexit in cœlum, et benedixit illis
-38 Obsecro te, respice in filium meum
-62 Nemo.. respiciens retro, aptus est regno D.
13-11 Nec omnino poterat sursum respicere
18-42 Dixit illi: Respice, fides tua te salvum fecit
21- 1 Respiciens autem, vidit eos, qui mittebant
-28 Respicite, et levate capita vestra
22-61 Et conversus Dominus respexit Petrum
Joan. 1-36 Et respiciens Jesum ambulantem, dicit
Act. 3- 4 Petrus cum Joanne, dixit: Respice in nos
4-29 Et nunc, Domine, respice in minas eorum
22-13 Et astans dixit mihi: Saule frater, respice
Et ego eadem hora respexi in eum
27-12 Portum Cretæ respicientem ad Africum
Apoc. 5- 3 Aperire librum, neque respicere illum

RESPIRO.

Judith. 6- 4 Et non respirabis ultra, donec extermineris
Job. 32-20 Loquar, et respirabo paululum
2 Mac. 13-11 Populum, qui nuper paululum respirasset

RESPLENDEO.

Prov. 27-19 In aquis resplendent vultus prospicientium
Eccli. 43- 9 In firmamento cœli resplendens gloriose
1 Mac. 6-39 Et resplenduerunt montes ab eis
Et resplenduerunt sicut lampades ignis
Matth. 17- 2 Et resplenduit facies ejus sicut sol

RESPONDEO.

Gen. 3- 2 Cui respondit mulier: De fructu lignorum...
-13 Quæ respondit: Serpens decepit me
4- 9 Qui respondit: Nescio. Num custos fratris
14-22 Qui respondit ei: Levo manum meam ad Do.
15- 9 Respondens Dominus: Sume, inquit, mihi
16- 6 Cui respondens Abram: Ecce, ait ancilla
- 8 Quæ respondit: A facie Sarai dominæ meæ ego fugio
18- 9 Ille respondit: Ecce in tabernaculo est
-27 Respondensque Abraham, ait: Quia semel cœpi
-30 Respondit: Non faciam, si invenero ibi
20-11 Respondit Abraham: Cogitavi mecum
22- 1 Abraham... At ille respondit: Adsum
- 7 Pater mi... At ille respondit: Quid vis, fili?
23- 5 Responderunt filii Heth, dicentes
-10 Responditque Ephron ad Abraham
-14 Responditque Ephron: (-15) Do. mi, audi
24- 5 Respondit servus: Si noluerit mulier venire
-14 Responderit: Bibe, quin et camelis tuis dabo
-18 Quæ respondit: Bibe, domine mi
-24 Quæ respondit: Filia sum Bathuëlis
-33 Respondit ei: Loquere
-39 Ego vero respondi domino meo
-47 Quæ respondit: Filia Bathuelis sum, filii N.
-50 Responderuntque Laban et Bathuel
-55 Responderuntque fratres ejus et mater
25-23 Respondens, ait: Duæ gentes sunt in utero
26- 7 Super uxore sua, respondit: Soror mea est
- 9 Respondit: Timui ne morerer propter eam
-28 Qui responderunt: Vidimus tecum esse Do.
27- 1 Dixit ei: Fili mi? Qui respondit: Adsum
-11 Respondit: Nosti quod Esaü...pilosus sit
-18 At ille respondit: Audio. Quis es tu, fili mi?
-20 Qui respondit: Voluntas Dei fuit ut cito
-24 Tu es filius meus Esaü? Respondit: Ego sum
-32 Qui respondit: Ego sum filius tuus primog.
-37 Respondit Isaac: Dominum tuum illum constitui
29- 4 Unde estis? Qui responderunt: De Haran
- 8 Qui responderunt: Non possumus
-14 Respondit: Os meum es, et caro mea
-19 Respondit Lab.: Melius est ut tibi eam dem

Gen. 29-26 Respondit Laban : Non est in loco nostro
30- 2 Iratus respondit Jacob : Num pro Deo ego
-15 Illa respondit : Parum-ne tibi videtur
-29 Respondit : Tu nosti quomodo servierim
-33 Respondebitque mihi cras justitia mea
31-11 In somnis : Jacob ? Et ego respondi : Adsum
-14 Responderuntque Rachel et Lia
-31 Respondit Jacob : Quod inscio te profectus
-43 Respondit ei Laban : Filiæ meæ et filii
32-18 Respondebis : Servi tui Jacob, munera
-26 Respondit : Non dimittam te, nisi bened.
-27 Quod nomen est tibi ? Respondit : Jacob
-29 Respondit : Cur quæris nomen meum ?
33- 5 Respondit : Parvuli sunt, quos donavit mihi
- 8 Respondit : Ut invenirem gratiam coram
-15 Respondit Esaü : Oro te, ut... socii reman.
34-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri
-31 Responderunt : Numquid ut scorto abuti
37- 8 Responderunt fratres ejus : Numquid rex
-13 Veni, mittam te ad eos. Quo respondente
-16 At ille respondit : Fratres meos quæro
38-16 Qua respondente : Quid dabis mihi
-18 Respondit : Annulum tuum et armillam
-21 Respondentibus cunctis : Non fuit in loco
40- 8 Qui responderunt : Somnium vidimus
-12 Respondit Joseph : Hæc est interpretatio
-18 Respondit Joseph : Hæc est interpretatio
41-16 Respondit Joseph : Absque me Deus respondebit prospera Pharaoni
-25 Respondit Joseph : Somn. regis unum est
-55 Quibus ille respondit : Ite ad Joseph
42- 7 Qui responderunt : De terra Chanaan
-31 Cui respondimus : Pacifici sumus
-37 Respondit Ruben : Duos filios m. interfice
43- 3 Respondit Judas : Denuntiavit nobis vir ille
- 7 At illi responderunt : Interrogavit nos homo
Et nos respondimus ei consequenter juxta id
-23 Ille respondit : Pax vobiscum, nolite timere
-28 Qui responderunt : Sospes est servus tuus
44- 7 Qui responderunt : Quare sic loquitur
-16 Quid respondebimus, inquit, domino meo ?
-17 Respondit Joseph : Absit a me ut sic agam
-20 Et nos respondimus tibi domino meo
-27 Ille respondit : Vos scitis quod duos genuerit
45- 3 Non poterant respondere fratres
46- 2 Jacob ! Jacob ! Cui respondit : Ecce adsum
-34 Respondebitis : Viri pastores sumus servi t.
47- 3 Responderunt : Pastores ov. sumus servi t.
- 9 Respondit : Dies peregrinationis meæ cent.
-16 Ille respondit : Adducite pecora vestra
-25 Qui responderunt : Salus nostra in manu tua
-30 Cui respondit Joseph : Ego faciam
48- 9 Respondit : Filii mei sunt, quos donavit
50-19 Quibus ille respondit : Nolite timere
Exod. 1-19 Responderunt : Non sunt Hebrææ sicut Æg.
2- 8 Respondit : Vade. Perrexit puella
-14 Qui respondit : Quis te constituit principem
3- 4 Moyses ! Moyses ! Qui respondit : Adsum
4- 1 Respondens Moyses, ait : Non credent mihi
- 2 Quid est quod tenes... ? Respondit : Virga
5- 2 At ille respondit : Quis est Dominus
6-12 Respondit Moyses coram Domino
8-10 Qui respondit : Cras. At ille
10-10 Respondit Pharao : Sic Dominus sit vobisc.
-29 Respondit Moyses : Ita fiet ut locutus es
13-14 Respondebis eis : In manu forti eduxit nos
17- 2 Respondit Moyses : Quid jurgam. contra me ?
18-15 Cui respondit Moyses : Venit ad me pop.
19- 8 Responditque omnis populus simul
-19 Moyses loquebatur, et Deus respondebat ei
24- 3 Responditque omnis populus una voce
32-18 Respondit : Non est clamor adhortantium
-22 Cui ille respondit : Ne indignetur Dominus
-33 Cui respondit Dominus : Qui peccaverit
33-19 Respondit : Ego ostendam omne bonum tibi
34-10 Respondit Dominus : Ego inibo pactum
Levit. 10-19 Respondit Aaron : Oblata est hodie victima
Num. 5-22 Et respondebit mulier, Amen, amen
9- 8 Quib. respondit Moyses : State ut consulam
10-30 Cui ille respondit : Non vadam tecum
11-23 Cui respondit Dominus : Numquid manus
12-14 Cui respondit Domin. : Si pater ejus spuisset
16-12 Qui responderunt : Non venimus
20-18 Cui respondit Edom : Non transibis per me
-20 At ille respondit : Non transibis
22- 8 Ille respondit : Manete hic nocte
Respondebo quidquid mihi dixerit Dominus
-10 Respondit : Balac filius Sephor.. misit ad me
-18 Respondit Balaam : Si dederit mihi Balac
-19 Quid mihi rursum respondeat Dominus
-29 Respondit Balaam : Quia commeruisti
-38 Cui ille respondit : Ecce adsum
23-12 Cui ille respondit : Num aliud possum loqui
24-12 Respondit Balaam ad Balac : Nonne nuntiis
27-15 Cui respondit Moyses (-16) : Provideat Do.

Num. 32- 6 Quibus respondit Moyses : Numquid fratres
-31 Responderuntque filii Gad et filii Ruben
36- 5 Respondit Moyses filiis Israel
Deut. 1-14 Tunc respondistis mihi : Bona res est
-41 Et respondistis mihi : Peccavimus Domino
18-21 Quod si tacita cogitatione responderis
25- 8 Si responderit : Nolo eam uxorem accipere
27-15 Respondebit omn. populus, et dicet : Amen
29-25 Respondebunt : Quia dereliquerunt pact.
31-21 Respondebit ei canticum istud pro testimon.
Josue. 1-16 Responderuntque ad Josue, atque dixerunt
2-14 Qui responderunt ei : Anima nostra
-21 Et illa respondit : Sicut locuti estis, ita fiat
4- 7 Respondebitis eis : Defecerunt aquæ Jordan.
5-14 Qui respondit : Nequaquam : sed sum princ.
7-20 Responditque Achan Josue, et dixit ei
9- 6 Responderuntque viri Israel ad eos
- 9 Responderunt : De terra longinqua valde
-19 Qui responderunt eis : Juravimus illis
-24 Qui responderunt : Nuntiatum est nobis
15-19 Illa respondit : Da mihi benedictionem
17-16 Responderunt filii Joseph : Non poterimus
22-21 Responderuntque filii Ruben et Gad
-28 Respondebunt eis : Ecce altare Domini
24-16 Respondit q. populus, et ait : Absit a nobis
-22 Ut serviatis ei. Responderuntque : Testes
Judic. 1-15 Illa respondit : Da mihi benedictionem
4-20 Respondebis : Nullus est
5-29 Hæc socrui verba respondit : (-30) Forsitan
6-15 Qui respondens, ait : Obsecro, mi Domine
-18 Qui respondit : Ego præstolabor
-31 Quibus ille respondit : Numquid ultores
7-14 Respondit is, cui loquebatur : Non est hoc
8- 2 Quibus ille respondit : Quid enim tale
- 6 Responderunt principes Soccoth : Forsitan
- 8 Cui et illi responderunt, sicut responderant viri Soccoth
-18 Qui responderunt : Similes tui, et unus
-19 Quibus ille respondit : Fratres mei fuerunt
-25 Qui responderunt : Libentissime dabimus
9- 9 Quæ respondit : Numquid possum deserere
-11 Quæ respondit eis : Numq. possum deserere
-13 Quæ respondit eis : Numq. possum deserere
-15 Quæ respondit eis : Si vere me regem
-36 Cui ille respondit : Umbras montium vides
11- 7 Quibus ille respondit : Nonne vos estis
-10 Qui responderunt ei : Dom. qui hæc audit
-13 Quibus ille respondit : Quia tulit Israel
-36 Cui illa respondit : Pater mi, si aperuisti
-38 Cui ille respondit : Vade. Et dimisit eam
12- 2 Quibus ille respondit : Disceptatio erat
- 6 Qui respondebat Sibboleth : eadem littera
13- 7 Sed hoc respondit : Ecce concipies et paries
-11 Et ille respondit : Ego sum
-16 Cui respondit Angelus : Si me cogis
-18 Cui ille respondit : Cur quæris nomen
-23 Cui respondit mulier : Si Dominus
14-13 Qui responderunt ei : Propone problema
-16 At ille respondit : Patri meo et matri
15- 3 Cui Samson respondit : Ab hac die
-10 Qui responderunt : Ut ligemus Samson
16- 7 Cui respondit Samson : Si septem nerviceis
-11 Cui ille respondit : Si ligatus fuero
-13 Cui respondit Samson : Si septem crines
17- 2 Cui illa respondit : Benedictus filius meus
- 9 Qui respondit : Levita sum de Bethlehem
18- 4 Qui respondit eis : Hæc et hæc præstitit
- 6 Qui respondit eis : Ite in pace
- 8 Et quid egissent sciscitantibus responderunt
-19 Cui responderunt : Tace, et pone digitum
-24 Qui respondit : Deos meos, quos mihi feci
19-12 Cui respondit dominus : Non ingrediar
-18 Qui respondit ei : Profecti sumus
-20 Cui respondit senex : Pax tecum sit
-28 Qua nihil respondente, intelligens
20- 4 Respondit : Veni in Gabaa Benjamin
- 8 Quasi unius hominis sermones respondit
-18 Quibus respondit Dominus : Judas sit dux
-23 Quibus ille respondit : Ascendite ad eos
Ruth. 1 -11 Quibus illa respondit : Revertimini, filiæ m.
-16 Quæ respondit : Ne adverseris mihi
2- 2 Cui illa respondit : Vade, filia mea
- 4 Qui responderunt ei : Benedicat tibi Dom.
- 6 Cui respondit : Hæc est Moabitis, quæ venit
-11 Cui ille respondit : Nuntiata sunt mihi omn.
-20 Respondit Noemi : Benedictus sit a Dom.
3- 5 Respondit : Quidquid præceperis, faciam
- 9 Illaq. respondit : Ego sum Ruth ancilla tua
4- 4 At ille respondit : Ego agrum emam
- 6 Cui respondit : Cedo juri propinquitatis
-11 Respondit omnis populus, qui erat in porta
1 Reg. 1-15 Respondens Anna, Nequaquam, inquit
2-16 Qui respondens, aiebat ei : Nequaquam
3- 4 Qui respondens, ait : Ecce ego
- 6 Qui respondit : Non vocavi te, fili mi

1 Reg. 3-16 Qui respondens, ait : Præsto sum
-18 Et ille respondit : Dominus est
4-17 Respondens autem ille qui nuntiabat, Fugit
-20 Quæ non respondit eis, neque animadvertit
5- 8 Responderuntque Gethæi : Circumducatur
6- 4 Responderuntque illi : (-5) Juxta numerum
9- 8 Rursum puer respondit Saüli, et ait
-12 Quæ respondentes, dixerunt illis : Hic est
-19 Respondit Samuel Saüli, dicens : Ego sum
-21 Respondens a. Saül, ait : Numquid non filius
10-12 Responditque alius ad alterum, dicens
-14 Qui responderunt : Quærere asinas
-22 Responditque Dom. : Ecce absconditus est
11- 2 Et respondit ad eos Naas Ammonites
14-28 Respondensque unus de populo, ait
-37 Et non respondit ei in die illa
-40 Respondit q. populus ad Saül : Quod bonum
-41 Quid est quod non responderis servo tuo
16-11 Qui respondit : Adhuc reliquus est parvulus
-18 Et respondens unus de pueris, ait : Ecce vidi
17-30 Et respondit ei populus verbum sicut prius
19-14 Et responsum est quod ægrotaret
-17 Respondit Michol ad Saül : Quia ipse loc.
20- 6 Respondebis ei : Rogavit me David
-10 Responditque David ad Jonathan
Si quid forte responderit tibi pater tuus dure
-28 Respondensque Jonathas Saüli : Rogavit me
-32 Respondens autem Jonathas Saüli patri suo
21- 4 Respondens sacerdos ad David, ait illi
- 5 Et respondit David sacerdoti, et dixit ei
22- 9 Respondens autem Doëg Idumæus
-12 Qui respondit : Præsto sum, Domine
-14 Respondensque Achimelech regi, ait
23- 4 Respondens, ait ei : Surge et vade in Ceïlam
25-10 Respondens autem Nabal pueris David, ait
26-14 Dicens : Nonne respondebis, Abner ?
Et respondens Abner, ait : Quis es tu ?
-22 Et respondens David, ait : Ecce hasta regis
27-10 Respondebat David : Cont. Meridiem Judæ
28- 6 Consuluitque Dominum, et non respondit ei
29- 9 Respondens a. Achis, locutus est ad David
30-22 Respondensq. omn. vir pessimus et iniquus
2 Reg. 1- 7 Cui cum respondissem : Adsum
-13 Respondit : Filius hominis advenæ... sum
2- 1 Quo ascendam ? Et respondit ei : In Hebron
-14 Et respondit Joab : Surgant
-20 Tu-ne es Asaël ? Qui respondit : Ego sum
3-11 Et non potuit respondere ei quidquam
4- 9 Respondens autem David Rechab et Baana
5-23 Qui respondit : Non ascendas contra eos
9- 2 Et ille respondit : Ego sum servus tuus
- 6 Qui respondit : Adsum servus tuus
12-19 Qui responderunt ei : Mortuus est
13- 5 Respondit Jonadab : Cuba super lectum t.
-12 Quæ respondit ei : Noli, frater mi, noli
-16 Quæ respondit ei : Majus est hoc malum
-32 Respondens autem Jonadab filius Semmaa
14- 5 Quæ respondit : Heu, mulier vidua ego sum
-18 Et respondens rex, dixit ad mulierem
-19 Respondit mulier, et ait : Per salutem animæ
-32 Respondit Absalom ad Joab : Misi ad te
15- 2 Respondens aiebat : Ex una tribu Israël
- 3 Respondebatque ei Absalom : Videntur
-21 Respondit Ethaï regi, dicens : Vivit Dom.
16- 2 Respondit q. Siba : Asini, domesticis regis
- 3 Respondit q. Siba regi : Remansit in Jerus.
-18 Responditque Chusaï ad Absalom
17-20 Et respondit eis mulier : Transierunt
18- 3 Et respondit populus : Non exibis
-23 Qui respondit : Quid enim si cucurrero ?
-32 Respondens Chusi : Fiant, inquit, sicut puer
19-21 Respondens vero Abisaï filius Sarviæ, dixit
-26 Et respondens ait : Domine mi rex
-30 Responditque Miphiboseth regi : Etiam
-42 Et respondit omnis vir Juda ad viros Israël
-43 Et respondit vir Israël ad viros Juda
Durius a. responderunt viri Juda viris Israël
20-17 Ait illi : Tu es Joab ? Et ille respondit : Ego
Audi sermones ancillæ tuæ. Qui respondit : Audio
-19 Nonne ego sum quæ respondeo veritatem
-20 Respondensque Joab, ait : Absit, absit
24-13 Vide quem respondeam ei, qui me misit
-24 Cui respondens rex, ait : Nequaquam
3 Reg. 1-17 Quæ respondens, ait : Dom. mi, tu jurasti
-28 Respondit rex David, dicens : Vocate ad me
-36 Respondit Banaïas filius Joïadæ, regi
-43 Respondit q. Jonathas Adoniæ : Nequaquam
2-42 Respondisti mihi : Bonus sermo, quem audivi
9- 9 Respondebunt : Quia dereliquerunt Dom.
10- 3 Non fuit sermo, qui regem posset latere, et non responderet ei
12- 6 Ut respondeam populo huic
- 9 Ut respondeam populo huic

3 Reg. 12-13 Responditque rex populo dura
-16 Respondit ei dicens: Quæ nobis pars in Dav.
13- 8 Responditque vir Dei ad regem
-14 Venisti de Juda? Respondit ille: Ego sum
17-12 Quæ respondit: Vivit Dominus Deus tuus
18- 8 Cui ille respondit: Ego. Vade, et dic
-10 Et respondentibus cunctis: Non est hic
-21 Et non respondit ei populus verbum
-24 Respondens omnis populus, ait: Optima
-26 Et non erat vox, nec qui responderet
-29 Nec aliquis respondebat, nec attendebat
19-13 Quid hic agis, Elia? Et ille respondit
20- 4 Responditque rex Israël: Juxta verbum t.
- 9 Respondit itaque nuntiis Benadad: Dicite
-11 Et respondens rex Israël, ait: Dicite ei
21- 3 Respondit Naboth: Propitius sit mihi Do.
- 6 Qui respondit ei: Locutus sum Naboth
22- 6 Responderunt: Ascende: et dabit eam Do.
-15 Cui ille respondit: Ascende, et vade prosp.
4 Reg. 1- 6 At illi responderunt ei: Vir occurrit nobis
-10 Respondensque Elias, dixit quinquagenario
-12 Respondens Elias, ait: Si homo Dei ego sum
2-10 Qui respondit: Rem difficilem postulasti
3- 7 Respondit: Ascendam: qui meus est
- 8 At ille respondit: Per desertum Idumææ
-11 Et respondit unus de servis regis Israël
4- 2 Respondit: Non habeo ancilla t. quidquam
- 6 Et ille respondit: Non habeo. Stetitq. oleum
-13 Quæ respondit: In medio populi mei habito
-16 At illa respondit: Noli, quæso, domine mi
-23 Quæ respondit: Vadam
-26 Quæ respondit: Recte
-29 Si salutaverit te quispiam, non respondeas
-43 Responditque ei minister ejus: Quantum est hoc
5-16 At ille respondit: Vivit Do., ante quem sto
-25 Qui respondit: Non ivit servus t. quoquam
6- 3 Respondit: Ego veniam
-16 Respondit: Noli timere: plures e. nobiscum
-27 Ad eam rex: Quid tibi vis? Quæ respondit
7- 2 Respondens unus de ducibus
-13 Respondit autem unus servorum ejus
-19 Quando responderat dux ille viro Dei
8-14 Respondit: Dixit mihi: Recipies sanitatem
9-12 At illi responderunt: Falsum est
-22 Pax est Jehu? At ille respondit: Quæ pax?
10- 8 Qui respondit: Ponite ea ad duos acervos
-13 Qui responderunt: Fratres Ochoziæ sumus
18-27 Responditque eis Rabsaces, dicens
-36 Populus, et non respondit ei quidquam
Præceptum regis acceperant, ut non responderent ei
20-15 At ille respondit: Quid viderunt in domo t
22-15 Illa respondit eis: Hæc dicit Dominus
23-17 Responderuntque ei cives urbis illius
1 Par. 13- 4 Respondit universa multitudo, ut ita fieret
21- 3 Responditque Joab: Augeat Do. populum
2 Par. 7-22 Respondebuntque: Quia dereliquerunt Do.
10- 6 Quid datis consilii ut respondeam populo
- 9 Vel respondere quid debeo populo huic
-10 At illi responderunt ut juvenes
Sic respondebis ei: Minimus digitus meus
-13 Responditque rex dura, derelicto consilio
18- 3 Cui ille respondit: Ut ego et tu
-13 Cui respondit Michæas: Vivit Dominus
-14 Cui ille respondit: Ascendite
-21 Respondit: Egrediar, et ero spirit. mendax
25- 9 Et respondit ei homo Dei: Habet Dominus
-16 Respondit ei: Num consiliarius regis es?
31-10 Respondit illi Azarias sacerdos primus
34-23 Illa respondit eis: Hæc dicit Domin. Deus
1 Esdr. 5- 4 Ad quod respondimus eis, quæ essent nom.
-11 Hujuscemodi a. sermonem responderunt
10- 2 Et respondit Sechenias filius Jehiel
-12 Et respondit universa multitudo, dixitque
2 Esdr. 5- 8 Siluerunt, nec invenerunt quid responderent
6- 4 Et respondi eis juxta sermonem priorem
8- 6 Respondit omnis populus: Amen, amen
Tobiæ. 2-22 Ad hæc uxor ejus irata respondit
3- 9 Respondit ei, dicens: Amplius ex te non videamus filium
5- 1 Tunc respondit Tobias patri suo, et dixit
- 3 Tunc pater suus respondit illi, et dixit
- 7 At ille respondit: Ex filiis Israël
- 8 Cui respondit: Novi: et omnia itinera ejus
-16 Cui Tobias respondit: Rogo te, indica mihi
-19 Tobias respondit: Ex magno genere es tu
-21 Respondens a. Tobias, ait: Bene ambuletis
6- 8 Respondens Angelus, dixit ei
-11 Respondensq. Angelus, ait: Est hic Raguël
-14 Tunc respondit Tobias, et dixit: Audio
12- 2 Respondens Tobias, dixit patri suo
Judith. 5- 5 Achior.. respondens, ait: Si digneris audire
10-12 Quæ respondit: Filia sum Hebræorum
12- 2 Cui respondit Judith, et dixit

Judith. 12-13 Cui Judith respondit: Quæ ego sum
Esth. 1-16 Responditque Mamuchan, audiente rege
4-10 Quæ respondit ei, et jussit ut diceret
5- 4 Illa respondit: Si regi placet, obsecro ut venias
- 7 Cui respondit Esther: Petitio mea et preces
-14 Responderuntque ei, Zares uxor ejus
6- 5 Responderunt pueri: Aman stat in atrio
- 7 Respondit: Homo, quem rex honorare cupit
-13 Responderunt sapientes, quos habebat
7- 3 Illa respondit: Si inveni gratiam in oculis t.
- 5 Respondensque rex Assuerus, ait: Quis est iste
8- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ
9-13 Illa respondit: Si regi placet, detur potestas
15-16 Respondit: Vidi te, Domine, quasi Angelum
Job. 1- 7 Qui respondens, ait: Circuivi terram
1- 9 Respondens Satan, ait: Numquid Job frustra timet Deum?
2- 2 Qui respondens, ait: Circuivi terram
- 4 Cui respondens Satan, ait: Pellem pro pelle
4- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
5- 1 Voca ergo, si est qui tibi respondeat
6- 1 Respondens autem Job, dixit
-29 Respondete, obsecro, absque contentione
8- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
9- 1 Et respondens Job, ait
- 3 Non poterit ei respondere unum pro mille
-12 Si repente interroget, quis respondebit ei?
-14 Quantus ergo sum ego, ut respondeam ei?
-15 Si habuero quipp. justum, non respondebo
-32 Viro qui similis mei est, respondebo
35 Neque enim possum metuens respondere
11- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
12- 1 Respondens autem Job, dixit
- 8 Loquere terræ, et respondebit tibi
13-22 Voca me, et ego respondebo tibi
Aut certe loquar, et tu responde mihi
14-15 Vocabis me, et ego respondebo tibi
15- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
- 2 Numq. sapiens respondebit quasi in ventum
- 6 Et labia tua respondebunt tibi
16- 1 Respondens autem Job, dixit
18- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
19- 1 Respondens autem Job, dixit
-16 Servum meum vocavi, et non respondit
20- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
- 3 Spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi
21- 1 Respondens autem Job, dixit
22- 1 Respondens a. Eliphaz Themanites, dixit
23- 1 Respondens autem Job, ait
- 5 Ut sciam verba quæ mihi respondeat
25- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
26- 1 Respondens autem Job, dixit
31-14 Et cum quæsierit, quid respondebo illi?
32- 1 Omiserunt a. tres viri isti respondere Job
- 5 Quod tres respondere non potuissent
- 6 Respondensque Eliu filius Barachel Buzites
-12 Et respondere ex vobis sermonibus ejus
-14 Non secundum sermones vestros
-15 Extimuerunt, nec responderunt ultra
-16 Steterunt, nec ultra responderunt
-17 Respondebo et ego partem meam
-20 Aperiam labia mea, et respondebo
33- 5 Si potes, responde mihi
-12 Respondebo tibi, quia major sit Deus homine
-13 Quod non ad omnia verba responderit tibi
-32 Responde mihi, loquere
35- 4 Itaque ego respondebo sermonibus tuis
38- 1 Respondens a. Dom. Job de turbine, dixit
- 3 Interrogabo te, et responde mihi
39-32 Qui arguit Deum, debet reponderere ei
-33 Respondens autem Job Domino, dixit
-34 Leviter locut. sum, respondere quid possum
40- 1 Respondens a. Dom. Job de turbine, dixit
42- 1 Respondens autem Job Domino, dixit
- 4 Interrogabo te, et responde mihi
Psal. 87- 1 Pro Maheleth ad respondendum
101-24 Respondit ei in via virtutis suæ
118-42 Et respondebo exprobrantibus mihi verbum
Prov. 18-13 Qui prius respondet quam audiat, stultum se esse demonstrat
22-21 Respondere ex his illis qui miserunt te
24-26 Deosculabitur, qui recta verba respondet
26- 4 Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam
- 5 Responde stulto juxta stultitiam suam
27-11 Ut possis exprobranti respondere sermonem
29-19 Quod dicis intell., et respondere contemnit
Cant. 5- 6 Vocavi, et non respondit mihi
Sap. 6-11 Qui didicerint ista, invenient quid respondeant
Eccli. 4- 8 Responde illi pacifica in mansuetudine
5-14 Si est tibi intellectus, responde proximo
11- 8 Priusquam audias, ne respondeas verbum
33- 4 Conservab. disciplinam, et tunc respondebit

Isai. 3- 7 Respondebit in die illa, dicens: Non sum medicus
- 9 Agnitio vultus eorum respondit eis
13-22 Et respondebunt ibi ululæ in ædibus ejus
14-10 Universi respondebunt, et dicent tibi
-32 Et quid respondebitur nuntiis gentis?
21- 9 Respondit, et dixit: Cecidit, cecidit Babyl.
29-11 Lege istum: et respondebit: Non possum
-12 Lege: et respondebit: Nescio litteras
30-19 Statim ut audierit, respondebit tibi
36- 7 Si responderis mihi: In Domino Deo nostro
-21 Et siluerunt, et non responderunt ei verbum
Mandaverat e. rex dicens: Ne respondeatis ei
38-14 Domine, vim patior, responde pro me
-15 Quid dicam, aut quid respondebit mihi
41-28 Non erat... qui... interrogatus responderet
59-12 Et peccata nostra responderunt nobis
65-12 Pro eo quod vocavi, et non respondistis
66- 4 Vocavi, et non erat qui responderet
Jerem. 7-13 Et vocavi vos, et non respondistis
-27 Et vocabis eos, et non respondebunt tibi
11- 5 Et respondi, et dixi: Amen, Domine
14- 7 Si iniquitates nostræ responderint nobis
22- 9 Respondebunt: Eo quod dereliquerint pact.
23-35 Quid respondit Dominus?
-37 Quid respondit tibi Dominus?
35- 6 Qui responderunt: Non bibemus vinum
-17 Vocavi illos, et non responderunt mihi
37-13 Respondit Jeremias: Falsum est, non fugio
38-20 Respondit autem Jeremias: Non te tradent
40-10 Ut respondeam præcepto Chaldæorum
42- 4 Quodcumq. responderit mihi indicabo vob.
44-15 Responderunt autem Jeremiæ omnes viri
-20 Qui responderant ei verbum, dicens
Ezech. 9-11 Respondit verbum, dicens: Feci sicut præcepisti mihi
14- 3 Numquid interrogatus respondebo eis?
- 4 Ego Dominus respondebo in multitudine
- 7 Ego Dominus respondebo ei per me
20- 3 Vivo ego quia non respondebo vobis
-31 Et ego respondebo vobis, domus Israël
Dicit Dominus Deus, quia non respondebo
Dan. 2- 4 Responderuntque Chaldæi regi Syriace
- 5 Respondens rex ait Chaldæis: Sermo recessit
- 7 Responderunt secundo, atque dixerunt
- 8 Respondit rex, et ait: Certe novi
-10 Respondentes ergo Chaldæi coram rege
-26 Respondit rex, et dixit Danieli
-27 Respondens Daniel coram rege, ait
3-16 Respondentes Sidrach, Misach, et Abdenago
Non oportet nos de hac re respondere tibi
-91 Qui respondentes regi, dixerunt: Vere rex
-92 Respondit et ait: Ecce ego video quatuor
4-16 Respondens autem rex, ait: Baltassar
Respondit Baltassar, et dixit: Domine mi
-27 Responditq. rex, et ait: Nonne hæc est Bab.
5-17 Ad quæ respondens Daniel, ait coram rege
6-12 Ad quos respondens rex, ait: Verus est sermo
-13 Tunc respondentes dixerunt coram rege
-21 Regi respondens, ait: Rex, in æternum vive
14- 4 Qui respondens, ait ei: Quia non colo idola
-16 Qui respondit: Salva, rex
Osee. 5- 5 Respondebit arrogantia Israël in facie ejus
Joel. 2-19 Respondit Dominus, et dixit populo suo
Amos. 6-11 Et respondebit: Finis est
7-14 Responditque Amos, et dixit ad Amasiam
Mich. 6- 3 Quid molestus fui tibi? responde mihi
- 5 Quid responderit ei Balaam filius Beor
Habac. 2- 1 Et quid respondeam ad arguentem me
- 2 Et respondit mihi Dom., et dixit: Scribe
-11 Lignum, quod inter juncturas ædificiorum est, respondebit
Aggæi. 2-13 Respondentes a. sacerdotes, dixerunt: Non
-14 Responderunt sacerdotes.. Contaminabitur
-15 Et respondit Aggæus, et dixit: Sic populus
Zach. 1-10 Et respondit vir, qui stabat inter myrteta
-11 Et responderunt Angelo Domini
-12 Et respondit Angelus Domini, et dixit
-13 Respondit Dom. Angelo, qui loquebatur
3- 4 Qui respondit, et ait ad eos qui stabant
4- 4 Respondi, et aio ad Angelum, qui loquebat.
- 5 Respondit Angelus, qui loquebatur in me
- 6 Et respondit, et ait ad me, dicens
-11 Respondi, et dixi ad eum: Quid sunt duæ
-12 Et respondi secundo, et dixi ad eum
6- 4 Et respondi, et dixi ad Angelum
- 5 Et respondit Angelus, et ait ad me
1 Mac. 2-17 Respondentes qui missi erant ab Antiocho
-19 Respondit Mathathias, et dixit magna voce
-36 Non responderunt eis, nec lapidem miser.
4-46 Veniret propheta, et responderet de eis
10-55 Et respondit rex Ptolemæus, dicens
12-18 Benefacietis respondentes nobis ad hæc
13- 8 Et responderunt voce magna, dicentes
-35 Demetrius rex ad verba ista respondit ei

1 Mac. 15-33 Et respondit ei Simon, et dixit ei
-35 Et non respondit ei Athenobius verbum
2 Mac. 1-23 Jonatha inchoante, cæteris a respondentib.
6-23 Respondit cito, dicens præmitti se velle
7- 8 Respondens patria voce, dixit: Non faciam
14- 6 Respondit: Ipsi qui dicuntur Assidæi
15- 4 Et respondentibus illis: Est Dominus vivus
-14 Respondentem vero Oniam dixisse
Matth. 3-15 Respondens autem Jesus, dixit ei
4- 4 Qui respondens dixit: Scriptum est
8- 8 Respondens centurio, ait: Domine, non sum dignus
11- 4 Et respondens Jesus, ait illis: Euntes
-25 Respondens Jes. dixit: Confiteor tibi, Pater
12-38 Tunc responderunt ei quidam de Scribis
-39 Qui respondens ait illis: Generatio mala
-48 Respondens dicenti sibi, ait: Quæ est mater
13-11 Respondens, ait illis: Quia vobis datum est
-37 Respondens, ait illis: Qui seminat
14-17 Responderunt ei: Non habemus hic
-28 Respondens a. Petrus dixit: Dom., si tu es
15- 3 Respondens, ait illis: Quare et vos transgre.
-13 At ille respondens, ait: Omnis plantatio
-15 Respondens a. Petrus dixit ei: Edissere
-23 Qui non respondit ei verbum
-24 Respondens, ait: Non sum missus nisi ad ov.
-26 Qui respondens ait: Non est bonum
-28 Respondens Jesus, ait... Magna est fides t.
16- 2 Ille respondens, ait illis: Facto vespere
-16 Respondens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus
-17 Respondens a. Jesus, dixit ei: Beatus es
17- 4 Respondens a. Petrus, dixit ad Jesum
-11 Respondens, ait eis: Elias quidem venturus
-16 Respondens Jesus, ait: O generatio incred.
19- 4 Qui respondens, ait eis: Non legistis
-27 Respondens Petrus, dixit ei: Ecce nos rel.
20-13 At ille respondens uni eor., dixit: Amice
-22 Respondens a. Jesus, dixit: Nescitis quid
21-21 Respondens a. Jesus, ait eis: Amen dico
-24 Respondens Jesus, dixit eis: Interrogabo
-27 Et respondentes Jesu, dixerunt: Nescimus
-29 Ille autem respondens, ait: Nolo
-30 At ille respondens, ait: Eo, domine
22- 1 Respondens Jesus, dixit iterum in parabolis
-29 Respondens autem Jesus, ait illis: Erratis
-46 Et nemo poterat ei respondere verbum
24- 2 Respondens, dixit illis: Videtis hæc omnia?
- 4 Et respondens Jesus, dixit eis: Videte
25- 9 Responderunt prudentes, dicentes
-12 Respondens, ait: Amen dico vobis
-26 Respondens a. dominus ejus, dixit ei: Serve
-37 Tunc respondebunt ei justi, dicentes
-40 Respondens rex, dicet illis: Amen dico vobis
-44 Tunc respondebunt ei et ipsi, dicentes
-45 Respondebit illis, dicens: Amen dico vobis
26-23 Respondens, ait: Qui intingit mecum
-25 Respondens a. Judas, qui tradidit eum, dixit
-33 Respondens autem Petrus, ait illi
-62 Ait illi: Nihil respondes ad ea
-66 Illi respondentes, dixerunt: Reus est mortis
27-12 Et cum accusaretur.. nihil respondit
-14 Et non respondit ei ad ullum verbum
-21 Respondens autem præses, ait illis
-25 Respondens universus populus, dixit: Sanguis ejus super nos
28- 5 Respondens a. Angelus dixit mulieribus
Marc. 3-33 Et respondens eis, ait: Quæ est mater mea
6-37 Respondens, ait illis: Date illis vos mand.
7- 6 Respondens, dixit eis: Bene prophet. Isaias
-28 Illa respondit, et dixit illi: Utique, Domine
8- 4 Et responderunt ei Discipuli sui
-28 Qui responderunt illi, dicentes: Joannem
-29 Respondens Petrus, ait ei: Tu es Christus
9- 4 Respondens Petrus, ait Jesu: Rabbi, bonum est nos hic esse
-11 Qui respondens, ait illis: Elias cum venerit
-16 Et respondens unus de turba, dixit
-18 Respondens eis, dixit: O generatio incred.
-37 Respondit illi Joannes, dicens: Magister
10- 3 Respondens, dixit eis: Quid vobis præcepit
- 5 Quibus respondens Jesus, ait: Ad duritiam
-20 Respondens, ait illi... Hæc omnia observavi
-24 Respondens, ait illis: Filioli, quam difficile
-29 Respondens Jesus, ait: Amen dico vobis
-51 Respondens Jesus, dixit illi: Quid tibi vis
11-14 Et respondens, dixit ei: Jam non amplius
-22 Respondens Jesus, ait illis: Habete fidem D.
-29 Respondens, ait illis: Interrogabo vos
Et respondete mihi: et dicam vobis
-30 De cœlo erat, an ex hominibus? Respondete
-33 Et respondentes dicunt Jesu: Nescimus
Et respondens Jesus, ait illis: Neq. ego dico
12-17 Respondens a. Jesus dixit illis: Reddite
-24 Respondens Jesus, ait illis: Nonne ideo

Marc. 12-28 Et videns quoniam bene illis responderit
-29 Respondit ei: Quia primum om. mandatum
-34 Quod sapienter respondisset, dixit illi
-35 Respondens Jesus dicebat, docens in templo
13- 2 Et respondens Jesus, ait illi
- 5 Respondens Jesus, cœpit dicere illis
14-40 Et ignorabant quid responderent ei
-48 Et respondens Jesus, ait illis
-60 Non respondes quidquam ad ea
15- 2 At ille respondens, ait illi: Tu dicis
- 4 Dicens: Non respondes quidquam?
- 5 Jesus autem amplius nihil respondit
- 9 Pilatus autem respondit eis, et dixit
-12 Respondens ait illis: Quid ergo vultis
Luc. 1-19 Respondens Angelus, dixit ei: Ego sum
-35 Et respondens Angelus, dixit ei
-60 Respondens mater ejus, dixit: Nequaquam
3-11 Respondens autem dicebat illis
-16 Respondit Joannes, dicens omnibus
4- 4 Et respondit ad illum Jesus: Scriptum est
- 8 Respondens Jesus, dixit illi: Scriptum est
-12 Et respondens Jesus, ait illi: Dictum est
5- 5 Et respondens Simon, dixit illi
-22 Respondens, dixit ad illos: Quid cogitatis
-31 Et respondens Jesus, dixit ad illos
6- 3 Et respondens Jesus ad eos, dixit
7-22 Respondens, dixit illis: Euntes renuntiate
-40 Et respondens Jesus, dixit ad illum
-43 Respondens Simon dixit: Æstimo quia is
8-21 Qui respondens, dixit ad eos: Mater mea
-50 Respondit patri puellæ: Noli timere
9-19 At illi responderunt, et dixerunt
-20 Respondens Simon Petrus dixit: Christum
-41 Respondens a. Jesus dixit: O generatio infid.
-49 Respondens autem Joannes, dixit
10-27 Respondens dixit: Diliges Dominum
-28 Recte respondisti: Hoc fac et vives
-41 Et respondens, dixit illi Dominus
11- 7 Et ille deintus respondens, dicat
-45 Respondens autem quidam ex legisperitis
12-11 Nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis
13- 2 Et respondens, dixit illis: Putatis
- 8 Respondens, dicit illi: Dom., dimitte illam
-14 Respondens a. archisynagogus, indignans
-15 Respondens autem ad illum Dominus, dixit
-25 Et respondens dicet vobis: Nescio vos
14- 3 Et respondens Jesus, dixit ad legisperitos
- 5 Et respondens ad illos, dixit
- 6 Et non poterant ad hæc respondere illi
15-29 At ille respondens, dixit patri suo
17-17 Respondens autem Jesus, dixit: Nonne decem mundati sunt?
-20 Respondens eis, dixit: Non venit regnum D.
-36 Respondentes dicunt illi: Ubi, Domine
20- 3 Respondens autem Jesus, dixit ad illos
Interrogabo vos... respondete mihi
- 7 Et responderunt se nescire unde esset
-24 Respondentes dixerunt ei: Cæsaris
-39 Respondentes a. quidam Scribar. dixerunt
21-14 Non præmeditari quemadm. respondeatis
22-51 Respondens a. Jesus, ait: Sinite usque huc
-68 Non respondebitis mihi, neque dimittetis
23- 3 At ille respondens, ait: Tu dicis
- 9 At ipse nihil illi respondebat
-40 Respondens autem alter, increpabat eum
24-18 Et respondens unus, cui nomen Cleophas
Joan. 1-21 Propheta es tu? et respondit: Non
-26 Respondit eis Joannes, dicens: Ego baptizo
-48 Respondit Jesus, et dixit ei: Priusquam te
-49 Respondit ei Nathanaël... Tu es Filius Dei
-50 Respondit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi
2-18 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt
-19 Respondit Jesus, et dixit eis: Solvite templ.
3- 3 Respondit Jesus, et dixit ei: Amen, amen
- 5 Respondit Jesus: Amen, amen, dico tibi
- 9 Respondit Nicodemus, et dixit ei: Quomodo
-10 Respondit Jesus, et dixit ei: Tu es magister
-27 Respondit Joannes, et dixit: Non potest
4-10 Respondit Jesus, et dixit ei: Si scires donum
-13 Respondit Jesus, et dixit: Omnis qui bibit
-17 Respondit mulier, et dixit ei: Non habeo
5- 7 Respondit ei languidus: Domine, hominem non habeo
-11 Respondit eis: Qui me sanum fecit
-17 Respondit eis: Pater m.usque modo operat.
-18 Respondit itaque Jesus, et dixit eis
6- 7 Respondit ei Philippus: Ducentorum denar.
-26 Respondit eis Jesus, et dixit: Amen, amen
-29 Respondit Jesus, et dixit eis: Hoc est opus
-43 Respondit ergo Jesus, et dixit eis
-69 Respondit ergo ei Simon Petrus: Domine
-71 Respondit eis Jesus: Nonne ego vos duodec.
7-16 Respondit eis Jesus... Mea doctrina non est
-20 Respondit turba, et dixit: Dæmon. habes

Joan. 7-21 Respondit Jesus, et dixit eis: Unum opus
-46 Responderunt ministri: Nunquam sic locut.
-47 Responderunt ergo eis Pharisæi
-52 Responderunt, et dixerunt ei: Numq. et tu
8-14 Respondit Jesus, et dixit eis: Etsi ego
-19 Respondit Jesus: Neque me scitis
-33 Responderunt ei: Semen Abrahæ sumus
-34 Respondit ei Jesus: Amen, amen, dico
-39 Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster
-48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei
-49 Respondit Jesus: Ego dæmon. non habeo
-54 Respondit Jesus: Si ego glorifico me ipsum
9- 3 Respondit Jesus: Neque hic peccavit
-11 Respondit: Ille homo, qui dicitur Jesus
-20 Responderunt eis parentes ejus, et dixerunt
-27 Respondit eis: Dixi vobis jam, et audistis
-30 Respondit ille homo, et dixit eis
-34 Responderunt, et dixerunt ei
-36 Respondit ille, et dixit: Quis est, Domine
10-25 Respondit ei Jesus: Loquor vobis
-32 Respondit eis Jesus: Multa bona opera
-33 Responderunt ei Judæi: De bono opere non lapidamus te
-34 Respondit eis Jesus: Nonne scriptum est
11- 9 Respondit Jesus: Nonne duodec. sunt horæ
12-23 Jesus a. respondit eis, dicens: Venit hora
-30 Respondit Jesus, et dixit: Non propter me
-34 Respondit ei turba: Nos audivimus ex lege
13- 7 Respondit Jesus, et dixit ei: Quod ego facio
- 8 Respondit ei Jesus: Si non lavero te
-26 Respondit Jesus: Ille est cui ego intinctum
-36 Respondit Jesus: Quo ego vado, non potes
-38 Respondit ei Jesus: Animam tuam pro me
14-23 Respondit Jesus, et dixit ei: Si quis diligit me
16-31 Respondit eis Jesus: Modo creditis?
18- 5 Responderunt ei: Jesum Nazarenum
- 8 Respondit Jesus: Dixi vobis, quia ego sum
-20 Respondit ei Jesus: Ego palam locutus sum
-22 Dicens: Sic respondes pontifici?
-23 Respondit ei Jesus: Si male locutus sum
-30 Responderunt, et dixerunt ei
-34 Respondit Jesus: A temetipso hoc dicis
-35 Respondit Pilatus: Numquid ego Judæus
-36 Respondit Jesus: Regnum meum non est
-37 Respondit Jesus: Tu dicis, quia rex sum
19- 7 Responderunt ei Judæi: Nos leg. habemus
-11 Respondit Jesus: Non haberes potestatem
-15 Responderunt pontifices: Non habemus reg.
-22 Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsi
20-28 Respondit Thomas, et dixit ei: Dominus
21- 5 Responderunt ei: Non
Act. 3-12 Videns autem Petrus, respondit ad populum
4-19 Respondentes dixerunt ad eos
5-29 Respondens a. Petrus, et Apostoli, dixerunt
8-24 Respondens autem Simon, dixit: Precamini
-34 Respondens autem eunuchus Philippo
-37 Et respondens ait: Credo, Filium Dei esse
9-13 Respondit autem Ananias: Domine
10-47 Tunc respondit Petrus: Numquid aquam
11- 9 Respondit autem vox secundo de cœlo
15-13 Respondit Jacobus, dicens: Viri fratres
19-15 Respondens a. spiritus nequam, dixit eis
21-13 Respondit Paulus, et dixit: Quid facitis
22- 8 Ego autem respondi: Quis es, Domine
-28 Respondit tribunus: Ego multa summa
24-10 Respondit autem Paulus, annuente sibi
-25 Tremefactus Felix respondit
25- 4 Festus autem respondit, servari Paulum
- 9 Respondens Paulo, dixit: Vis Jerosolymam
-12 Festus, cum concilio locutus, respondit
-16 Respondi: Quia non est Romanis consuet.
Rom. 9-20 O homo, tu quis es, qui respondeas Deo?
Colos. 4- 6 Quomodo oporteat vos unicuiq. respondere
Hebr. 8- 5 Sicut responsum est Moysi
Apoc. 7-13 Respondit unus de senioribus, et dixit mihi

RESPONSIO.

Job. 21-34 Cum responsio vestra repugnare ostensa sit
32- 3 Non invenissent responsionem rationabilem
Prov. 15- 1 Responsio mollis frangit iram
Eccle. 8- 5 Et responsionem cor sapientis intelligit

RESPONSUM.

Tobiæ. 7-11 Et non daret petenti ullum responsum
Eccli. 5-13 Cum sapientia proferas responsum verum
8-12 In tempore necessitatis dare responsum
32-11 Habeat caput responsum tuum
Jerem. 5-13 Et responsum non fuit in eis
Mich. 3- 7 Quia non est responsum Dei
2 Mac. 2- 4 Jussit propheta divino responso ad se facto
4-23 De negotiis necessariis responsa perlaturum
Matth. 2-12 Et responso accepto in somnis ne redirent
Luc. 2-26 Et responsum acceperat a Spiritu sancto
-47 Super prudentia et responsis ejus
20-26 Et mirati in responso ejus, tacuerunt

Joan. 1-22 Ut responsum demus his qui miserunt nos
19- 9 Jesus autem responsum non dedit ei
Act. 10-22 Responsum accepit ab Angelo sancto
Rom. 11- 4 Sed quid dicit illi divinum responsum ?
2 Cor. 1- 9 In nobismetipsis responsum mortis habuim.
Hebr. 11- 7 Fide Noë, responso accepto de iis

RESPUBLICA.

Esth. 16- 9 Ut reipublicæ posceit utilitas, ferre sentent.

RESPUO.

Levit. 11-47 Quid comedere et quid respuere debeatis
Galat. 4- 14 Non sprevistis, neque respuistis

RESSA.

Nomen loci in quo castrametati sunt filii Israel profecti de Lebna.

Num. 33-21 De Lebna, castrametati sunt in Ressa
-22 Egressique de Ressa, venerunt in Ceelatha

RESTAURANDA.

1 Mac. 10-44 Ædificanda vel restauranda opera sanctor.

RESTES.

Judith. 6- 9 Sic vinctum restibus dimiserunt eum

RESTICULA.

3 Reg. 7-23 Resticula triginta cubitorum cingebat illud

RESTITUO.

Gen. 40-13 Et restituet te in gradum pristinum
-21 Restituitque alterum in locum suum
42-37 Et ego eum tibi restituam
Exod. 21-19 Impensas in medicos restituat
22- 1 Quinque boves pro uno bove restituet
- 4 Sive asinus, sive ovis : duplum restituet
- 5 Pro damni æstimatione restituet
- 9 Si illi judicaverint, duplum restituet
-12 Si furto ablatum fuerit, restituet damnum
-13 Si comestum a bestia... non restituet
-15 Non restituet, maxime si conduct. venerat
Levit. 5-16 Ipsumque quod intulit damni restituet
24-20 Dentem pro dente restituet
Deut. 7-10 Protinus eis restituens quod merentur
1 Reg. 5- 3 Et restituerunt eum in locum suum
12- 3 Contemnam illud hodie, restituamque vobis
2 Reg. 9- 7 Restituam tibi omnes agros Saül patris tui
16- 3 Hodie restituet mihi domus Israel regnum
22-25 Restituet mihi Dominus secundum justitiam
3 Reg. 13- 6 Ora pro me, ut restituatur manus mea mihi
4 Reg. 5-14 Et restituta est caro ejus, sicut caro pueri
8- 6 Restitue ei omnia quæ sua sunt
14-22 Ædificavit Ælath, et restituit eam Judæ
-25 Ipse restituit terminos Israël ab introitu
-28 Quomodo restituit Damascum et Emath
16- 6 In tempore illo restituit Rasin rex Syriæ
2 Par. 26- 2 Ipse ædificavit Ailath, et restituit eam
Tobiæ. 1-25 Omnisque facultas ejus restituta est ei
4-15 Statim ei mercedem restitue
-22 Et restituas ei chirographum suum
5- 3 Quod dum illi ostenderis, statim restituet
-14 Restituam tibi mercedem tuam
Job. 12-23 Perdit eas, et subversas in integrum restituit
34-11 Et juxta vias singulorum restituet eis
38-14 Restituetur ut lutum signaculum, et stabit
Psal. 15- 5 Tu es, qui restitues hæreditatem meam mihi
34-17 Restitue animam meam a malignitate
96- 1 Quando terra ejus restituta est
Prov. 22-27 Si enim non habes unde restituas
Eccli. 3-16 Pro peccato matris restituetur tibi bonum
8-16 Si spoponderis, quasi restituens cogita
20-12 Redimat... et restituens ea in septuplum
41-26 Ab auferendo partem et non restituendo
48-10 Et restituere tribus Jacob
Isai. 1-26 Restituam judices tuos ut fuerunt prius
Jerem. 27-22 Afferri faciam ea, et restitui in loco isto
Baruc. 6-36 Hominem cæcum ad visum non restituunt
Ezech. 16-53 Restituens eas conversione Sodomorum
30-21 Non est obvolut. ut restitueretur ei sanitas
33-15 Et pignus restituerit ille impius
38-12 Qui deserti fuerant, et postea restituti
Dan. 4-33 Et in regno meo restitutus sum
14-38 Angelus Domini restituit Habacuc
Osee. 12-14 Opprobrium ejus restituet ei Dominus
1 Mac. 14-26 Restituit enim ipse fratres suos
15- 3 Et restituere illud sicut erat antea
2 Mac. 2-23 Leges, quæ abolitæ erant, restituerentur
8-36 Promiserat Romanis se tributum restituere
11-25 Templum restitui illis, ut agerent
12-25 Et cum fidem dedisset restituturum se eos
Matth. 12-13 Et restituta est sanitati sicut altera
17-11 Elias quid. venturus est, et restituet omnia
Marc. 3- 5 Et extendit, et restituta est manus illi
8-25 Et restitutus est ita ut clare videret omnia
9-11 Elias, cum venerit primo, restituet omnia
Luc. 6-10 Et extendit : et restituta est manus ejus
Act. 1- 6 Si in tempore hoc restitues regnum Israel
Hebr. 13-19 Quo celerius restituar vobis

RESTITUTIO.

Act. 3-21 Usque in tempora restitutionis omnium

RESTO.

Gen. 45- 6 Quinq. anni restant, quibus nec arari poterit
Deut. 3-11 Og, rex Basan, restiterat, de stirpe gigantum
3 Reg. 19- 7 Surge, comede : grandis enim tibi restat via
Isai. 17- 5 Congregans in messe quod restiterit

RESUMPTUS.

Judith. 13-30 Resumpto spiritu recreatus est

RESURGO.

Job. 14-12 Sic homo, cum dormierit, non resurget
Psal. 1- 5 Ideo non resurgent impii in judicio
40- 9 Qui dormit, non adjiciet ut resurgat ?
Prov. 24-16 Septies enim cadet justus, et resurget
Eccli. 17-19 Et postea resurget, et retribuet illis
Isai. 24-20 Et corruet, et non adjiciet ut resurgat
26-14 Gigantes non resurgant : propterea visitasti
-19 Interfecti mei resurgent
43-17 Simul obdormierunt, nec resurgent
Jerem. 8- 4 Numquid qui cadit, non resurget ?
Amos. 5- 1 Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat
8-14 Et cadent, et non resurgent ultra
2 Mac. 12-44 Eos, qui ceciderant, resurrecturos speraret
Matth. 11- 5 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
16-21 Et occidi, et tertia die resurgere
17- 9 Donec Filius hominis a mortuis resurgat
-22 Et occident eum, et tertia die resurget
20-19 Et tradent eum... et tertia die resurget
26-32 Postquam a. resurrexero, præcedam vos
27-63 Dixit adhuc vivens : Post tres dies resurgam
Marc. 6-14 Quia Joannes Baptista resurrexit a mortuis
-16 Decollavi Joannem : hic a mortuis resurrexit
8-31 Et occidi : et post tres dies resurgere
9- 8 Cum Filius hominis a mortuis resurrexerit
- 9 Cum a mortuis resurrexerit
-30 Occident eum, et occisus tertia die resurget
10-34 Interficient eum : et tertia die resurget
12-23 In resurrectione ergo cum resurrexerint
-25 Cum enim a mortuis resurrexerint
-26 De mortuis autem quod resurgant
14-28 Sed postquam resurrexero, præcedam vos
16-14 Qui viderant eum resurrexisse
Luc. 7-22 Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur
9-22 Et occidi, et tertia die resurgere
16-31 Neque si quis ex mortuis resurrexerit
18-33 Occident eum, et tertia die resurget
20-37 Quia vero resurgant mortui
24- 7 Et crucifigi, et die tertia resurgere
-46 Sic oportebat Christum pati, et resurgere
Joan. 2-22 Cum ergo resurrexisset a mortuis
11-23 Dicit illi Jesus : Resurget frater tuus
-24 Scio quia resurget in resurrectione
20- 9 Quia oportebat eum a mortuis resurgere
21-14 Cum resurrexisset a mortuis
Act. 10-41 Postquam resurrexit a mortuis
17- 3 Oportuit pati, et resurgere a mortuis
Rom. 4-25 Resurrexit propter justificationem nostram
6- 9 Resurgens ex mortuis jam non moritur
7- 4 Ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit
8-34 Qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei
14- 9 Christus mortuus est, et resurrexit
1 Cor. 15- 4 Resurrexit tertia die, secundum Scripturas
-12 Si... prædicatur quod resurrexit a mortuis
-13 Si... non est : neque Christus resurrexit
-14 Si a. Christus non resurrexit, inanis est
-15 Quem non suscitavit, si mortui non resurg.
-16 Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit
-17 Si Christus non resurrexit, vana est fides
-20 Nunc autem Christus resurrexit a mortuis
-29 Si omnino mortui non resurgunt
-32 Quid mihi prodest, si mortui non resurgunt
-35 Dicet aliquis : Quomodo resurgunt mortui?
-51 Vobis dico : Omnes quidem resurgemus
-52 Et mortui resurgent incorrupti
2 Cor. 5-15 Qui pro ipsis mortuus est et resurrexit
Colos. 2-12 Resurrexistis per fidem operationis Dei
1 Thes. 4-13 Quod Jesus mortuus est, et resurrexit
-15 Mortui qui in Christo sunt, resurgent primi
2 Tim. 2- 8 Jesum Christum resurrexisse a mortuis

RESURRECTIO.

Psal. 65- 1 In finem, Canticum Psalmi resurrectionis
138- 2 Tu cognovisti... et resurrectionem meam
Thren. 3-63 Et resurrectionem eorum vide
Soph. 3- 8 In die resurrectionis meæ in futurum
2 Mac. 7- 9 In æternæ vitæ resurrectione suscitabit
-14 Tibi enim resurrectio ad vitam non erit
12-43 Bene et religiose de resurrectione cogitans
Matth. 22-23 Qui dicunt non esse resurrectionem
-28 In resurrectione ergo cuj. erit de sept. uxor ?
-30 In resurrectione enim, neque nubent
-31 De resurrectione autem mortuorum
27-53 Post resurrectionem ejus, venerunt
Marc. 12-18 Sadducæi, qui dic. resurrectionem non esse
-23 In resurrectione ergo cum resurrexerint
Luc. 2-34 Et in resurrectionem multorum in Israel
14-14 Retribuetur e. tibi in resurrectione justorum
20-27 Qui negant esse resurrectionem
-33 In resurrectione ergo, cujus eor. erit uxor ?
-35 Qui digni habeb... resurrectione ex mortuis
-36 Et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis
Joan. 5-29 Et procedent... in resurrectionem vitæ
Qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii
11-24 Scio quia resurget in resurrectione
-25 Ego sum resurrectio et vita
Act. 1-22 Testem resurrectionis ejus nobiscum fieri
2-31 Locutus est de resurrectione Christi
4- 2 Et annuntiarent in Jesu resurrectionem
-33 Testimonium resurrectionis Jesu Christi
17-18 Jesum et resurrectionem annuntiabat eis
-32 Cum audissent a. resurrectionem mortuor.
23- 6 Resurrectione mortuorum ego judicor
- 8 Sadducæi e. dicunt non esse resurrectionem
24-15 Expectant, resurrectionem futuram justor.
-21 De resurrectione mortuorum ego judicor
26-23 Si primus ex resurrectione mortuorum
Rom. 1- 4 Ex resurrectione mortuorum Jesu Christi
6- 5 Simul et resurrectionis erimus
1 Cor. 15-12 Quoniam resurrectio mortuorum non est
-13 Si autem resurrectio mortuorum non est
-21 Per hominem resurrectio mortuorum
-42 Sic et resurrectio mortuorum
Philip. 3-10 Ad cogn... virtutem resurrectionis ejus
-11 Si quo modo occurram ad resurrectionem
2 Tim. 2-18 Dicentes resurrectionem esse jam factam
Hebr. 6- 2 Resurrectionis mortuorum, et judicii æterni
11-35 Acceperunt mulieres de resurrectione
Ut meliorem invenirent resurrectionem
1 Petr. 1- 3 Per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis
3-21 In Deum per resurrectionem Jesu Christi
Apoc. 20- 5 Hæc est resurrectio prima
- 6 Qui habet partem in resurrectione prima

RESUSCITO.

Psal. 40-11 Domine, miserere mei, et resuscita me
2 Mac. 7-14 Iterum ab ipso resuscitandos
Marc. 12-19 Et resuscitet semen fratri suo
Joan. 6-39 Sed resuscitem illud in novissimo die
-40 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
-44 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
-55 Et ego resuscitabo eum in novissimo die
Act. 2-32 Hunc Jesum resuscitavit Deus
13-33 Resuscitans Jesum, sicut et in Psalmo
2 Tim. 1- 6 Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei

RETARDO.

Eccli. 16-14 Non retardabit sufferentia misericordiam
51-32 Quid adhuc retardatis? et quid dicitis

RETE.

Exod. 27- 4 Craticulamque in modum retis æneam
38- 4 Craticulamque ejus in modum retis fecit
3 Reg. 7-17 Et quasi in modum retis
Job. 18- 8 Immisit enim in rete pedes suos
Prov. 1-17 Frustra a. jacitur rete ante oculos pennator.
29- 5 Rete expandit gressibus ejus
Isai. 19- 8 Expandentes rete super faciem aquarum
Thren. 1-13 Expandit rete pedibus meis, convertit me
Ezech. 12-13 Et extendam rete meum super eum
17-20 Et expandam super eum rete meum
19- 8 Et expanderunt super eum rete suum
32- 3 Expandam super te rete meum
Osee. 5- 1 Et rete expansum super Thabor
7-12 Expandam super eos rete meum
Habac. 1-15 Et congregavit in rete suum
-16 Immolabit sagenæ s., et sacrificabit reti suo
Matth. 4-18 Vidit duos fratres... mittentes rete in mare
-20 Relictis retibus, secuti sunt eum
-21 Reficientes retia sua : et vocavit eos
-22 Relictis retibus et patre, secuti sunt eum
Marc. 1-16 Vidit Simonem... mittentes retia in mare
-18 Protinus relictis retibus, secuti sunt eum
-19 Et ipsos componentes retia in navi
Luc. 5- 2 Piscatores a. descenderant, et lavabant retia
- 4 Et laxate retia vestra in capturam
- 5 In verbo autem tuo laxabo rete
- 6 Rumpebatur autem rete eorum
Joan. 21- 6 Mittite in dexteram navigii rete
- 8 Navigio venerunt... trahentes rete piscium
-11 Traxit rete in terram, plenum magnis pisc.
Et cum tanti essent, non est scissum rete

RETEGO.

Eccli. 47-16 Et terram retexit anima tua

RETHMA.

Locus ad quem venerunt filii Israel profecti de Haseroth.

Num. 33-18 Et de Haseroth venerunt in Rethma
-19 Profectique de Rethma, castrametati sunt

RETIACULUM.

Exod. 38- 5 Per totidem retiaculi summitates
39-39 Altare æneum, retiaculum, vectes, et vasa
3 *Reg.* 7-17 Septena versuum retiacula in capitello uno, et septena retiacula in capitello altero
-18 Per circuitum retiaculorum singulorum
-20 Juxta mensuram columnæ contra retiacula
-41 Retiacula duo, ut operirent duos funiculos
-42 Malogranata quadringenta in duobus retiaculis : duos versus malogranatorum in retiaculis singulis
4 *Reg.* 25-17 Retiaculum, et malogranata super capitell.
2 *Par.* 4-12 Quasi quæd. retiacula, quæ capita tegerent
-13 Retiacula duo, ita ut bini ordines malogranatorum singulis retiaculis jungerentur
Psal. 140-10 Cadent in retiaculo ejus peccatores
Jerem. 52-22 Retiacula, et malogranata super coronam
-23 Malogranata centum, retiaculis circumd.

RETICEO.

Esth. 2-10 Præceperat ei, ut de hac re omnino reticeret
15-15 Cumque illa reticeret, tulit auream virgam

RETICULUM.

Exod. 29-13 Reticulum jecoris, ac duos renes, et adipem
-22 Reticulum jecoris, et duos renes
Levit. 3- 4 Reticulum jecoris cum renunculis
-10 Reticulumque jecoris cum renunculis
-15 Duos renunculos cum reticulo
4- 9 Et reticulum quod est super eos juxta ilia
7- 4 Reticulumque jecoris cum renunculis
8-16 Et reticulum jecoris, duosque renunculos
-25 Reticulumque jecoris, et duos renes
9-10 Et renunculos, ac reticulum jecoris
-19 Reticulum jecoris(-20) posuer.sup.pectora

RETINEO.

Gen. 24-56 Nolite, ait, me retinere, quia Dominus
39-16 Retentum pallium ostendit marito
42- 4 Benjamin domi retento a Jacob
Exod. 9- 2 Quod si adhuc renuis, et retines eos
-17 Adhuc retines populum meum
26-24 Una omnes compago retinebit
36-21 Unum ac semis cubitum latitudo retinebat
Ruth. 3-13 Si te voluerit propinquitatis jure retinere
2 *Reg.* 18-16 Retinuit populum, ne persequeretur
Job. 2- 3 Recedens a malo, et adhuc retinens innoc.
Prov. 27-16 Qui retinet eam, quasi qui ventum teneat
Eccli. 4-28 Nec retineas verbum in tempore salutis
13-14 Ne retineas ex æquo loqui cum illo
Ezech. 18-16 Pignus non retinuerit, et rapinam non rap.
1 *Mac.* 12-47 Retinuit autem secum tria millia virorum
Luc. 8-15 Hi sunt, qui... audientes verbum retinent
Joan. 20-23 Et quorum retinueritis, retenta sunt
Act. 20-31 Propter quod vigilate, memoria retinentes
2 *Thes.* 2- 5 Non retinetis quod cum adhuc essem apud vos
Hebr. 3- 6 Si fiduc..usque ad finem firmam retineamus
-14 Usque ad finem firmum retineamus

RETORQUEO.

Exod. 26- 1 Ita facies : Decem cortinas de bysso retorta
-31 Facies... et bysso retorta, opere plumario
-36 Facies et tentorium... bysso retorta
27- 9 Erunt tentoria de bysso retorta
-16 Fiet tentorium... et bysso retorta
-18 Fietque de bysso retorta, et habebit bases
28- 6 Et bysso retorta, opere polymito
36- 8 Feceruntq..cortinas decem de bysso retorta
-35 Fecit et velum... ac bysso retorta
-37 Byssoque retorta, opere plumarii
38- 9 Erant tentoria de bysso retorta
-16 Cuncta atrii tentoria byssus retorta texuerat
-18 Fecit tentorium... ac bysso retorta
39- 2 Fecit igitur superhumerale... bysso retorta
- 8 Fecit et rationale... et bysso retorta
-28 Cingulum vero de bysso retorta
Levit. 1-15 Offeret eam... retorto ad collum capite
5- 8 Retorquebit caput ejus ad pennulas
2 *Mac.* 4-24 In semetipsum retorsit summum sacerdot.
9- 4 Arbitrabatur se injuriam... posse in Judæos retorquere

RETRACTATIO.

1 *Reg.* 14-39 Absque retractatione morietur

RETRACTO.

2 *Reg.* 14-14 Sed retractat cogitans ne penitus pereat
Prov. 20-25 Devorare sanctos, et post vota retractare

RETRAHO.

Gen. 38-29 Illo vero retrahente manum, egressus est
Exod. 4- 7 Retrahe, ait, manum tuam in sinum tuum
Retraxit : et protulit iterum
Deut. 30- 4 Inde te retrahet Dominus Deus tuus
Josue. 10- 6 Ne retrahas manus t. ab auxilio servor. t.
1 *Reg.* 2- 17 Quia retrahebant homines a sacrificio Do.
3 *Reg.* 13- 4 Nec valuit retrahere eam ad se
Jerem. 34-11 Et retraxerunt servos et ancillas suas
Joel. 2-10 Et stellæ retraxerunt splendorem suum
3-15 Et stellæ retraxerunt splendorem suum

RETRIBUO.

Deut. 32-35 Mea est ultio, et ego retribuam in tempore
-41 Et his qui oderunt me, retribuam
-43 Et vindictam retribuet in hostes eorum
Judic. 9-57 Quod operati erant, retributum est
1 *Reg.* 26-23 Dominus autem retribuet unicuique
2 *Reg.* 2- 6 Nunc retribuet vobis quidem Dominus
3-39 Retribuat Dominus facienti malum
22-21 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
3 *Reg.* 8-32 Retribuens ei secundum justitiam suam
2 *Par.* 6-23 Retribuens ei secundum justitiam suam
32-25 Non juxta benef., quæ acceperat, retribuit
Psal. 7- 5 Si reddidi retribuentibus mihi mala
17-21 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
Et secundum puritatem manuum mearum retribuet mihi
-25 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
30-24 Et retribuet abundanter facientibus superb.
34-12 Retribuebant mihi mala pro bonis
37-21 Qui retribuunt mala pro bonis
40-11 Resuscita me : et retribuam eis
54-21 Extendit manum suam in retribuendo
102-10 Neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis
115-12 Quid retribuam Domino, pro omnibus, quæ retribuit mihi ?
118-17 Retribue servo tuo, vivifica me
136- 8 Beatus, qui retribuet tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis
137- 8 Dominus retribuet pro me
141- 8 Me expectant justi, donec retribuas mihi
Prov. 12-14 Juxta opera manuum suarum retribuetur ei
13-21 Et justis retribuentur bona
Eccli. 7-30 Et retribue illis, quomodo et illi tibi
11-28 In die obitus retribuere unicuique
17-19 Et retribuet illis retributionem
35- 4 Retribuet gratiam, qui offert similaginem
-13 Quoniam Dominus retribuens est
Isai. 65- 6 Reddam et retribuam in sinum eorum
Jerem. 51- 6 Vicissitudinem ipse retribuet ei
-56 Fortis ultor Dominus reddens retribuet
Baruc. 6-33 Neque si quid boni, poterunt retribuere
-34 Neque dare divitias possunt, neque malum retribuere
1 *Mac.* 2-68 Retribuite retributionem gentibus
10-27 Retribuemus vobis bona pro his quæ fecistis
11-53 Et non retribuit ei secundum beneficia
2 *Mac.* 4-38 Domino illi condignam retribuente pœnam
Luc. 14-14 Quia non habent retribuere tibi
Retribuetur e. tibi in resurrectione justor.
Rom. 11-35 Quis prior dedit illi, et retribuetur ei ?
12-19 Mihi vindicta ; ego retribuam, dicit Dom.
1 *Thes.* 3- 9 Gratiar. actionem possumus Deo retribuere
2 *Thes.* 1- 6 Retribuere tribulation. iis qui vos tribulant
Hebr. 10-30 Qui dixit : Mihi vindicta, et ego retribuam

RETRIBUTIO.

Psal. 18-12 In custodiendis illis retributio multa
27- 4 Redde retributionem eorum ipsis
68-23 Coram ipsis in laqueum, et in retributiones
90- 8 Et retributionem peccatorum videbis
93- 2 Redde retributionem superbis
102- 2 Noli oblivisci omnes retributiones ejus
118-112 Inclinavi cor m... propter retributionem
130- 2 Ita retributio in anima mea
136- 8 Beatus, qui retribuet tibi retributionem t.
Eccli. 12- 2 Et invenies retributionem magnam
17-19 Resurget, et retribuet illis retributionem
18-24 Tempus retributionis in conversatione fac.
20-10 Et est datum, cujus retributio duplex
23-14 Replebitur enim retributione domus illius
Isai. 1-23 Diligunt munera, sequuntur retributiones
3-11 Retributio enim manuum ejus fiet ei
34- 8 Annus retributionum judicii Sion
35- 4 Deus vester ultionem adducet retributionis
59-18 Quasi ad retributionem indignationis
66- 6 Vox Dom. reddentis retributionem inimicis
Osee. 9- 7 Venerunt dies retributionis
Joel. 3- 7 Convertam retributionem vestram in caput
Abdiæ. -15 Retributionem tuam convertet in caput t.
1 *Mac.* 2-68 Retribuite retributionem gentibus
Luc. 4-19 Prædicare... diem retributionis
14-12 Ne... ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio
Rom. 11- 9 In scandalum et in retributionem illis
Colos. 3-24 Accipietis retributionem hæreditatis
Hebr. 2- 2 Accepit justam mercedis retributionem

RETRO.

Gen. 41-30 Oblivioni tradatur cuncta retro abundantia
49-17 Ut cadat ascensor ejus retro
Exod. 16-32 Custodiatur in futuras retro generationes
36-28 Per singulos angulos tabernaculi retro
39-18 Hæc et ante et retro ita conveniebant sibi
Levit. 11-21 Sed habet longiora retro crura
Judic. 20-40 Benjamin quoque aspiciens retro
3 *Reg.* 3-13 Similis tui in regibus cunctis retro diebus
2 *Par.* 13-13 Jeroboam retro moliebatur insidias
Esth. 14- 5 Ex omnibus retro majoribus suis
Psal. 43-19 Et non recessit retro cor nostrum
Eccli. 4- 5 Quærentibus tibi retro maledicere
48-26 In diebus ipsius retro rediit sol
Isai. 57- 8 Et retro postem posuisti memoriale tuum
Baruc. 6- 5 Visa itaque turba de retro, et ab ante
1 *Mac.* 9-47 Et divertit ab eo retro
13-27 Lapide polito retro et ante
Matth. 9-20 Accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti
Marc. 5-27 Venit in turba retro, et tetigit vestimentum
8-33 Vade retro me, Satana, quoniam non sapis
13-16 Non revertatur retro tollere vestimentum s.
Luc. 7-38 Et stans retro secus pedes ejus
8-44 Accessit retro, et tetigit fimbriam
9-62 Nemo...respiciens retro, aptus est regno D.
17-31 Qui in agro, similiter non redeat retro
Joan. 6-67 Multi Discipulorum ejus abierunt retro
Philip. 3-13 Quæ quidem retro sunt obliviscens
1 *Tim.* 5-15 Quædam conversæ sunt retro Satanam
Apoc. 4- 6 Quatuor animalia plena oculis ante et retro

RETRORSUM.

Gen. 9-23 Et incedentes retrorsum, operuerunt
49-19 Et ipse accingetur retrorsum
1 *Reg.* 4-18 Cecidit de sella retrorsum juxta ostium
2 *Reg.* 1-22 Sagitta Jonathæ nunquam rediit retrorsum
4 *Reg.* 20-10 Ut revertatur retrorsum decem gradibus
-11 Descenderat...retrorsum decem gradibus
Psal. 9- 4 In convertendo inimicum meum retrorsum
34- 4 Avertantur retrorsum, et confundantur
39-15 Convertantur retrorsum, et revereantur
43-11 Avertisti nos retrorsum post inimicos n.
49-17 Et projecisti sermones meos retrorsum
55-10 Convertentur inimici mei retrorsum
69- 4 Avertantur retrorsum, et erubescant
113- 3 Jordanis conversus est retrorsum
- 5 Tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum
128- 5 Confundantur et convertantur retrorsum
Isai. 1- 4 Abalienati sunt retrorsum
28-13 Ut vadant, et cadant retrorsum
38- 8 Descenderat... retrorsum decem lineis
42-17 Conversi sunt retrorsum : confundantur
44-25 Convertens sapientes retrorsum
50- 5 Ego a. non contradico : retrorsum non abii
59-14 Et conversum est retrorsum judicium
Jerem. 7-24 Factique sunt retrorsum, et non in ante
15- 6 Retrorsum abiisti : et extendam manum
Thren. 1- 8 Ipsa autem gemens conversa est retrorsum
-13 Convertit me retrorsum : posuit me desol.
2- 3 Avertit retrorsum dexteram suam a facie
Joan. 18- 6 Abierunt retrorsum, et ceciderunt
20-14 Conversa est retrorsum, et vidit Jesum
2 *Petr.* 2-21 Post agnitionem, retrorsum converti ab eo

RETRUDO.

Gen. 41- 10 Magistrum pistorum retrudi jussit in carc.

RETUSUS, A, UM.

1 *Reg.* 13-21 Retusæ itaque erant acies vomerum
Eccle. 10-10 Si retusum fuerit ferrum

REU.

Filius Phaleg, qui Ragau 1 *Par.* 1-25 *dicitur ; iisdem tamen consonantibus et punctis apud Hebræos. Natus est anno mundi* 1818, *et vixit ducentis triginta et novem annis.*

Gen. 11-18 Vixit quoq. Phaleg trig. annis, et genuit Reu
-19 Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu
-20 Vixit autem Reu triginta duobus annis
-21 Vixit quoque Reu, postquam genuit Sarug

REUM.

Vir Samaritanus, Judæis valde infensus, qui ad regem Persarum scripsit ut prohiberentur Judæi a reædificatione Jerusalem.

1 *Esdr.* 4- 8 Reum Beelteem, et Samsaï scriba, scripser.

1 *Esdr.* 4- 8 Reum Beelteem, et Samsaï scriba
-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
-23 Lectum est coram Reum Beelteem et Samsaï

REUS, A.

Gen. 43- 9 Ero peccati reus in te omni tempore
44-32 Nisi reduxero eum, peccati reus ero
Exod. 21-20 Qui percusserit... criminis reus erit
22- 2 Percussor non erit reus sanguinis
28-43 Ne iniquitatis rei moriantur
Levit. 5- 2 Oblita fuerit immunditiæ suæ, rea est
-17 Peccati rea intellexerit iniquitatem suam
7-18 Contaminaverit, prævaricationis rea erit
17- 4 Sanguinis reus erit : quasi si sang. fuderit
19- 7 Profanus erit, et impietatis reus
Num. 5-27 Et contempto viro, adulterii rea
30- 4 Si... et tacuerit (*pater*), voti rea erit
- 8 Et non contradixerit, voti rea erit
-13 Non tenebitur promissionis rea
35-16 Reus erit homicidii, et ipse morietur
-21 Percussor, homicidii reus erit
-31 Pretium ab eo qui reus est sanguinis
Deut. 19- 6 Animam ejus, qui non est reus mortis
-10 Dabit tibi possidendam, ne sis sanguin. reus
21- 1 Cadaver occisi, et ignorabitur cædis reus
22- 8 Et sis reus labente alio, et in præceps ruente
-26 Puella nihil patietur, nec est rea mortis
Josue. 6-18 Contingatis, et sitis prævaricationis rei
7-12 Conteratis eum, qui hujus sceleris reus est
1 *Reg.* 22-22 Sum reus omnium animarum patris tui
1 *Mac.* 14-45 Aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit
2 *Mac.* 4-47 Universæ malitiæ reum criminibus absolvit
Matth. 5-21 Qui autem occiderit, reus erit judicio
-22 O. qui irascitur fratri suo, reus erit judicio
Qui a. dixerit fratri s. Raca, reus erit concilio
Qui a. dixerit, Fatue, reus erit gehennæ ignis
26-66 Respondentes dixerunt : Reus est mortis
Marc. 3-29 Sed reus erit æterni delicti
14-64 Condemnaverunt eum esse reum mortis
1 *Cor.* 11-27 Reus erit corporis et sanguinis Domini
Jacob. 2-10 Offendat a. in uno, factus est omnium reus

REVELATIO.

Eccli. 22-27 Et mysterii revelatione, et plaga dolosa
42- 1 De revelatione sermonis absconditi
Luc. 2-32 Lumen ad revelationem gentium
Rom. 2- 5 Et revelationis justi judicii Dei
8-19 Revelationem filiorum Dei expectat
16-25 Secundum revelationem mysterii
1 *Cor.* 1- 7 Expectantes revelationem Domini nostri
14- 6 Nisi vobis loquar, aut in revelatione
2 *Cor.* 12- 1 Ad visiones et revelationes Domini
- 7 Ne magnitudo revelationum extollat me
Galat. 1-12 Sed per revelationem Jesu Christi
2- 2 Ascendi autem secundum revelationem
Ephes. 1-17 Det vobis spiritum sapientiæ et revelationis
3- 3 Secundum revelationem notum mihi factum
2 *Thes.* 1- 7 In revelatione Domini Jesu de cœlo
1 *Petr.* 1- 7 Inveniatur... in revelatione Jesu Christi
-13 Gratiam, in revelatione Jesu Christi
4-13 Ut et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis

REVELO.

Exod. 20-26 Ne reveletur turpitudo tua
Levit. 18- 6 Non accedet, ut revelet turpitudinem ejus
- 7 Non revelabis turpitudinem ejus
- 9 Turpitudinem sororis... non revelabis
-10 Turpitudinem filiæ filii tui... non revelabis
-11 Turpitudin. filiæ uxoris patris..non revelabis
-13 Turpitud. sororis matris tuæ non revelabis
-14 Turpitudinem patrui tui non revelabis
-15 Turpitudinem nurus tuæ non revelabis
-16 Turpitudin. uxoris fratris tui non revelabis
-17 Turpitudinem uxoris tuæ... non revelabis
-18 Nec revelabis turpitudinem ejus
-19 Non accedes, nec revelabis fœditatem ejus
20-11 Et revelaverit ignominiam patris sui
-17 Turpitudinem suam mutuo revelaverint
-18 Et revelaverit turpitudinem ejus
-20 Revelaverit ignominiam cognationis suæ
-21 Turpitudinem fratris sui revelavit
Deut. 22-30 Nec revelabit operimentum ejus
27-20 Et revelat operimentum lectuli ejus
1 *Reg.* 2-27 Numquid non aperte revelatus sum
3- 7 Neque revelatus fuerat ei sermo Domini
-21 Quoniam revelatus fuerat Dominus Samuëli
9-15 Dominus autem revelaverat auriculam
20-13 Revelabo aurem tuam, et dimittam te
2 *Reg.* 7-27 Deus Israël, revelasti aurem servi tui
22-16 Et revelata sunt fundamenta orbis
1 *Par.* 17-25 Deus meus, revelasti auriculam servi tui
Tobiæ. 12- 7 Opera autem Dei revelare et confiteri
Job. 7-13 Et revelabor loquens mecum in strato meo
12-22 Qui revelat profunda de tenebris
20-27 Revelabunt cœli iniquitatem ejus
Job. 36-10 Revelabit quoque aurem eorum
-15 Et revelabit in tribulatione aurem ejus
41- 4 Quis revelabit faciem indumenti ejus
Psal. 17-16 Revelata sunt fundamenta orbis terrarum
28- 9 Vox Domini... revelabit condensa
36- 5 Revela Domino viam tuam, et spera
97- 2 In conspectu gentium revelavit justitiam
Prov. 11-13 Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana
16- 3 Revela Domino opera tua
20-19 Ei qui revelat mysteria, et ambulat
25- 9 Et secretum extraneo ne reveles
26-26 Revelabitur malitia ejus in concilio
Eccli. 1- 6 Radix sapientiæ cui revelata est ?
- 7 Disciplina sapientiæ cui revelata est ?
-39 Et revelet Deus absconsa tua
42-19 Revelans vestigia occultorum
Isai. 22- 8 Et revelabitur operimentum Judæ
-14 Revelata est in auribus meis vox Domini
23- 1 De terra Cethim revelatum est eis
26-21 Et revelabit terra sanguinem suum
40- 5 Et revelabitur gloria Domini
47- 2 Discooperi humerum, revela crura
- 3 Revelabitur ignominia tua, et videbitur
49- 9 Exite ; et his, qui in tenebris : Revelamini
53- 1 Et brachium Domini cui revelatum est?
56- 1 Et justitia mea ut reveletur
Jerem. 11-20 Tibi enim revelavi causam meam
13-22 Revelata sunt verecundiora tua
20-12 Tibi enim revelavi causam meam
33- 6 Et revelabo illis deprecationem pacis
49-10 Discooperui Esaü, revelavi abscondita ejus
Ezech. 13-14 Et revelabitur fundamentum ejus
16-36 Revelata est ignominia tua in fornicationib.
-57 Antequam revelaretur malitia tua
21-24 Et revelastis prævaricationes vestras
23-29 Revelabitur ignominia fornicationum tuar.
Dan. 2-19 Per visionem nocte revelatum est
-22 Ipse revelat profunda et abscondita
-28 Est Deus in cœlo revelans mysteria
-29 Et qui revelat mysteria, ostendit tibi
-30 Sacramentum hoc revelatum est
-47 Dominus regum, et revelans mysteria
10- 1 Verbum revelatum est Danieli
Osee. 2-10 Nunc revelabo stultitiam ejus in oculis
7- 1 Revelata est iniquitas Ephraïm, et malitia
Amos. 3- 7 Nisi revelaverit secretum suum ad servos
5-24 Et revelabitur quasi aqua judicium
Mich. 1- 6 Et fundamenta ejus revelabo
Nahum. 3- 5 Revelabo pudenda tua in facie tua
Matth. 10-26 Nihil e. est opertum, quod non revelabitur
11-25 Et revelasti ea parvulis
-27 Nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
16-17 Quia caro et sanguis non revelavit tibi
Luc. 2-35 Revelentur ex multis cordibus cogitationes
10-21 Et revelasti ea parvulis
-22 Nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
12- 2 Nihil a. opertum est, quod non reveletur
17-30 Erit qua die Filius hominis revelabitur
Joan. 12-38 Brachium Domini cui revelatum est ?
Rom. 1-17 Justitia enim Dei in eo revelatur
-18 Revelatur enim ira Dei de cœlo
8-18 Futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis
1 *Cor.* 2-10 Nobis autem revelavit Deus per Spiritum
3-13 Dies e. D. declarabit quia in igne revelabitur
14-30 Si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat
2 *Cor.* 3-14 Velamen... manet non revelatum
-18 Revelata facie gloriam Domini speculantes
Galat. 1-16 Ut revelaret Filium suum in me
3-23 Conclusi, in eam fidem, quæ revelanda erat
Ephes. 3- 5 Sicuti nunc revelatum est sanctis Apostolis
Philip. 3-15 Et hoc vobis Deus revelabit
2 *Thes.* 2- 3 Et revelatus fuerit homo peccati
- 6 Ut reveletur in suo tempore
- 8 Et tunc revelabitur ille iniquus
1 *Petr.* 1- 5 Paratam revelari in tempore novissimo
-12 Quibus revelatum est, quia non sibimetipsis
5- 1 Quæ in futuro revelanda est, gloriæ comm.

REVERA.

Num. 13-28 Quæ revera fluit lacte et melle
16-14 Revera induxisti nos in terram
2 *Mac.* 3- 8 Revera a. regis propositum perfecturus

REVERENTIA.

Psal. 34-26 Induantur confusione et reverentia
68-20 Confusionem meam, et reverentiam meam
Sap. 2-19 Ut sciamus reverentiam ejus, et probemus
12-18 Et cum magna reverentia disponis nos
Eccli. 29-23 Cum perdiderit reverentiam, derelinquetur
32- 9 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
-14 Pro reverentia accedet tibi bona gratia
41-20 Omnem reverentiam observare
45-29 Et stare in reverentia gentis
1 *Cor.* 15-34 Ad reverentiam vobis loquor
Hebr. 5- 7 Exauditus est pro sua reverentia
Hebr. 12-28 Placentes Deo, cum metu et reverentia

REVEREOR.

2 *Par.* 33-23 Et non est reveritus faciem Domini, sicut reveritus est Manasses pater ejus
34-27 Reveritusque faciem meam, scidisti
Psal. 34- 4 Confundantur et revereantur, quærentes
-26 Erubescant et revereantur simul
39-15 Confundantur et revereantur simul
Et revereantur qui volunt mihi mala
69- 3 Et revereantur qui quærunt animam meam
70-24 Et reveriti fuerint qui quærunt mala mihi
Sap. 2-10 Nec veterani revereamur canos
Eccli. 4-27 Ne reverearis proximum tuum in casu suo
41-19 Reverimini in his quæ procedunt de ore m.
Baruc. 4-16 Qui non sunt reveriti senem
Marc. 12- 6 Dicens : Quia reverebuntur filium meum
Luc. 18- 2 Et hominem non reverebatur
- 4 Deum non timeo, nec hominem revereor
Hebr. 12- 9 Eruditores habuimus, et reverebamur eos

REVERSIO.

2 *Reg.* 19-24 Usque ad diem reversionis ejus in pace
Psal. 111- 1 Alleluia, reversionis Aggæi et Zachariæ
Sap. 2- 5 Et non est reversio finis nostri
Eccli. 16-31 In ipsam iterum reversio illorum
Ezech. 16-53 Convertam reversionem tuam in medio

REVERSOR.

Osee. 7- 8 Subcinericius panis, qui non reversatur

REVERTOR.

Gen. 3-19 Donec revertaris in ter., de qua sumptus es : quia pulvis es, et in pulverem reverteris
8- 3 Reversæque sunt aquæ de terra euntes
- 7 Qui egrediebatur et non revertebatur
- 9 Reversa est ad eum in arcam
-12 Emisit columbam, quæ non est reversa
13- 3 Reversusque est per iter, quo venerat
14- 7 Reversique sunt, et venerunt ad fontem
-17 Postq. reversus est a cæde Chodorlahomor
15-16 Generatione autem quarta revertentur huc
16- 9 Revertere ad dominam tuam, et humiliare
18-10 Revertens veniam ad te tempore isto
-14 Juxta condictum revertar ad te
-33 Et ille reversus est in locum suum
21-33 Reversique sunt in terram Palæstinorum
22- 5 Postquam adoraverimus, revertemur ad vos
-19 Reversus est Abraham ad pueros suos
24-16 Impleverat hydriam, ac revertebatur
-61 Festinus revertebatur ad dominum suum
28-21 Reversusque fuero prospere ad domum
30-25 Dimitte me, ut revertar in patriam
31- 3 Revertere in terram patrum tuorum
-13 Revertens in terram nativitatis tuæ
-55 Reversusque est in locum suum
32- 6 Reversique sunt nuntii ad Jacob
- 9 Revertere in terram tuam et in locum
33-16 Reversus est itaque illo die Esaü itinere
-18 Postquam reversus est de Mesopotamia
35- 9 Postquam reversus est de Mesopotamia
37-29 Reversusque Ruben ad cisternam
38-22 Reversus est ad Judam, et dixit ei
39-16 Pallium ostendit marito revertenti domum
42-24 Et flevit, et reversus locutus est ad eos
43- 2 Revertimini, et emite nobis pauxillum esc.
44-13 Reversi sunt in oppidum
-25 Revertimini, et emite nobis parum tritici
46- 4 Et ego inde adducam te revertentem
50- 5 Et sepeliam patrem meum, ac revertar
-14 Reversusque est Joseph in Ægyptum
Exod. 2-18 Cum revertissent ad Raguël patrem suum
4-18 Et reversus est ad Jethro socerum suum
Vadam, et revertar ad fratres meos
-19 Vade, et revertere in Ægyptum
-20 Reversusq. est in Ægyptum, portans virgam
-21 Dixitq. ei Dominus revertenti in Ægyptum
5-22 Reversusque est Moyses ad Dominum
13-17 Et reverteretur in Ægyptum
14- 2 Reversi castrametentur e regione Phihahir.
-26 Ut revertantur aquæ ad Ægyptios
-27 Reversum est primo diluculo ad priorem
-28 Reversæque sunt aquæ, et operuerunt
18-23 Hic populus revertetur ad loca sua cum pace
-27 Qui reversus abiit in terram suam
24-14 Expectate hic, donec revertamur ad vos
32-15 Et reversus est Moyses de monte
-31 Reversusque ad Dominum, ait : Obsecro
33-11 Cumque ille reverteretur in castra
34-31 Reversi sunt tam Aaron quam principes
Levit. 13-55 Faciem quidem pristinam non reversam
14-39 Reversusque die septimo, considerabit eam
-44 Ingress. sacerdos viderit reversam lepram
16-23 Revertetur Aaron in tabernaculum
22-13 Absque liberis reversa fuerit ad domum

Levit. 25-10 Revertetur homo ad possessionem suam
-31 In jubilæo revertetur ad dominum
-33 In jubilæo revertentur ad dominos
-41 Revertetur ad cognationem et ad possession.
27-24 Revertetur ad priorem dominum
Num. 10-30 Revertar in terram meam, in qua natus sum
-36 Revertere, Domine, ad multitudinem
11-30 Reversusque est Moyses, et majores natu
13-26 Reversique exploratores terræ
14- 3 Nonne melius est reverti in Ægyptum?
- 4 Et revertamur in Ægyptum
-25 Revertimini in solitudinem per viam maris
-36 Reversi murmurare fecerant contra eum
16-50 Reversusque est Aaron ad Moysen ad ost.
22-14 Reversi principes dixerunt ad Balac
-34 Nunc si displicet tibi ut vadam, revertar
23- 5 Revertere ad Balac, et hæc loqueris
- 6 Reversus invenit stantem Balac juxta holoc.
-16 Revertere ad Balac, et hæc loqueris ei
-17 Reversus invenit eum stantem juxta holoc.
24-11 Revertere ad locum tuum
-25 Balaam, et reversus est in locum suum
32-18 Non revertemur in domos nostras
35-28 Homicida revertetur in terram suam
-32 Nullo modo in urbes suas reverti poterunt
Deut. 1- 7 Revertimini, et venite ad montem Amorrh.
-40 Revertimini, et abite in solitudinem
-45 Cumque reversi ploraretis coram Domino
3-20 Revertetur unusquisque in possessionem s.
4-30 Novissimo tempore reverteris ad Dominum
5-30 Et dic eis: Revertimini in tentoria vestra
10- 5 Reversusque de monte, descendi, et posui
17-16 Nequaquam..per eamdem viam revertimini
20- 5 Vadat, et revertatur in domum suam
- 6 Vadat, et revertatur in domum suam
- 7 Vadat, et revertatur in domum suam
- 8 Vadat, et revertatur in domum suam
23-11 Non revertetur, priusquam ad vesperam
24-19 Non reverteris ut tollas illum
-20 Non reverteris ut colligas: sed relinques
30- 2 Et reversus fueris ad eum, et obedieris
- 8 Tu autem reverteris, et audies vocem
- 9 Revertetur enim Dominus, ut gaudeat
-10 Revertaris ad Dominum Deum tuum
Josue. 1-15 Sic revertemini in terram possessionis vestr.
2-16 Ne forte occurrant vobis revertentes
-22 Donec reverterentur qui fuerant persecuti
-23 Reversi sunt, et descenderunt exploratores
4-18 Reversæ sunt aquæ in alveum suum
6-11 Et reversa in castra, mansit ibi
-14 Circuieruntque... et reversi sunt in castra
7- 3 Et reversi dixerunt ei: Non ascendat
8-21 Reversus percussit viros Haï
-24 Reversi filii Israël percusserunt civitatem
10-15 Reversusque est Josuë cum omni Israël
-21 Reversusque est omnis exercitus ad Josuë
-38 Inde reversus in Dabir, (-39) cepit eam
-43 Reversusque est cum omni Israël ad locum
11-10 Reversusque statim cepit Asor
18- 8 Describite eam, ac revertimini ad me
- 9 Reversique sunt ad Josuë in castra Silo
19-12 Et revertitur de Sared contra Orientem
-27 Ac revertitur contra Orientem Bethdagon
-29 Revertiturq. in Horma usque ad civitatem
-34 Reverti turque terminus contra Occidentem
20- 6 Tunc revertetur homicida, et ingredietur
22- 4 Revertimini, et ite in tabernacula vestra
- 6 Qui reversi sunt in tabernacula sua
- 8 Revertimini ad sedes vestras, cum argento
- 9 Reversique sunt, et abierunt filii Ruben
-32 Reversusque est cum principibus a fil. Rub.
Judic. 2-19 Revertebantur, et multo faciebant pejora
3-19 Et reversus de Galgalis, ubi erant idola
-26 Locum idolorum, unde reversus fuerat
6-18 Nec recedas hinc, donec revertar ad te
7- 3 Qui formidolosus et timidus est, revertatur
Reversi sunt de populo viginti duo millia
- 4 Quem ire prohibuero, revertatur
- 7 Multitudo revertatur in locum suum
-15 Adoravit: et reversus est ad castra Israël
8- 9 Cum reversus fuero victor in pace
-13 Revertensque de bello ante solis ortum
9-55 Reversi sunt in sedes suas
11-31 Mihique occurrerit revertenti cum pace
-34 Revertente autem Jephte in Maspha
-39 Reversa est ad patrem suum, et fecit ei
12- 5 Per quæ Ephraïm reversurus erat
14- 8 Post aliquot dies revertens ut acciperet eam
18- 8 Reversique ad fratres suos in Saraa
-26 Reversus est in domum suam
19- 2 Et reversa est in domum patris sui
-16 Revertens de agro et de opere suo vesperi
-28 Reversusque est in domum suam
21-24 Filii quoque Israël reversi sunt per tribus
Ruth. 1- 7 In via revertendi posita in terram Juda
Ruth. 1-11 Revertimini, filiæ meæ, cur venitis mecum?
-12 Revertimini, filiæ meæ, et abite
-14 Orpha osculata est socrum, ac reversa est
-15 Reversa est cognata tua ad populum suum
-22 Ac reversa est in Bethlehem
2- 7 Ne ad momentum quid. domum reversa est
-18 Quos portans reversa est in civitatem
3- 1 Postquam aut. reversa est ad socrum suam
-17 Nolo vacuam te reverti ad socrum tuam
4- 3 Quæ reversa est de regione Moabitide
1 Reg. 1 -19 Reversique sunt, et venerunt in domum s.
3- 5 Non vocavi: revertere et dormi
- 6 Non vocavi te, fili mi: revertere et dormi
4- 3 Et reversus est populus ad castra
5-11 Et revertatur in locum suum
6-16 Et reversi sunt in Accaron in die illa
7- 3 Toto corde vestro revertimini ad Dominum
-17 Revertebaturque in Ramatha: ibi enim
9- 5 Veni et revertamur, ne forte dimiserit
14-21 Reversi sunt ut essent cum Israël
15-12 Et reversus transisset, descendissetque
-25 Et revertere mecum, ut adorem Dominum
-26 Non revertar tecum, quia projecisti serm.
-30 Et revertere mecum, ut adorem Dominum
-31 Reversus ergo Samuël, secutus est Saülem
17-15 Abiit David, et reversus est a Saül
-53 Revertentes filii Israël, postquam persecuti
18- 2 Ut reverteretur in domum patris sui
- 6 Porro cum reverteretur percusso Philisth.
23-18 Jonathas autem reversus est in domum s.
-23 Et revertimini ad me ad rem certam
-28 Reversus est ergo Saül desistens persequi
24- 2 Cumque reversus esset Saül
25-12 Et reversi venerunt, et nuntiaverunt ei
26-21 Peccavi, revertere, fili mi David
-25 Et Saül reversus est in locum suum
27- 9 Revertebatur, et veniebat ad Achis
29- 4 Revertatur vir iste, et sedeat in loco suo
- 7 Revertere ergo, et vade in pace
-11 Et reverterentur ad terram Philisthiim
30-12 Cum comedisset, reversus est spiritus ejus
2 Reg. 1- 1 Ut David reverteretur a cæde Amalec
-22 Et gladius Saül non est reversus inanis
2-30 Porro Joab reversus, omisso Abner
3-16 Vade, et revertere. Qui reversus est
6-20 Reversusque est David ut benediceret
8-13 Cum reverteretur capta Syria in valle
10- 5 Donec crescat barba vestra, et tunc revertimini
-14 Reversusque est Joab a filiis Ammon
11- 5 Reversa est in domum suam, concepto fœtu
12-15 Reversus est Nathan in domum suam
-23 Ille vero non revertetur ad me
-31 Et reversus est David, et omnis exercitus
14-14 Quasi aquæ... quæ non revertuntur
-24 Dixit a. rex: Revertatur in domum suam
Reversus est itaque Absalom in domum
15-19 Revertere, et habita cum rege
-20 Revertere, et reduc tecum fratres tuos
-27 O Videns, revertere in civitatem in pace
-34 Si autem in civitatem revertaris
17- 3 Quomodo unus homo reverti solet
-20 Cum non reperissent, reversi sunt in Jerus.
19-14 Dicentes: Revertere tu, et omnes servi tui
-15 Reversus est rex: et venit usque ad Jord.
-30 Postquam reversus est dominus meus rex
-37 Sed obsecro ut revertar servus tuus
-39 Et ille reversus est in locum suum
20- 1 Revertere in tabernacula tua, Israël
-22 Joab a. reversus est Jerusalem ad regem
23-10 Reversus est ad cæsorum spolia detrahenda
3 Reg. 2-33 Revertetur sanguis illorum in caput Joab
8-48 Reversi fuerint ad te in universo corde
10-13 Quæ reversa est, et abiit in terram suam
12- 2 Audita morte ejus, reversus est de Ægypto
- 5 Ad tertium diem, et revertimini ad me
-12 Dicens: Revertimini ad me die tertia
-20 Quod reversus esset Jeroboam
-24 Revertatur vir in domum suam
Reversi sunt de itinere, sicut eis præceperat
-26 Nunc revertetur regnum ad domum David
-27 Interficientque me, et revertentur ad eum
13- 6 Et reversa est manus reg's ad eum
- 9 Nec reverteris per viam qua venisti
-10 Et non est reversus per iter, quo venerat
-16 Non possum reverti, neque venire tecum
-17 Nec reverteris per viam qua ieris
-22 Reversus es, et comedisti panem
-29 Et reversus intulit in civitatem prophetæ
-33 Non est reversus Jeroboam de via sua
15-21 Et reversus est in Thersa
17-21 Revertatur, obsecro, anima pueri hujus
-22 Et reversa est anima pueri intra eum
18-43 Rursum ait illi: Revertere septem vicibus
19- 7 Reversusque est Angelus Domini secundo
3 Reg. 19-15 Et revertere in viam tuam per desertum
-20 Dixitque ei: Vade, et revertere
-21 Reversus autem ab eo, tulit par boum
20- 5 Revertentesque nuntii dixerunt: Hæc dicit
-10 Reversique nuntii retulerunt ei
-43 Reversus est igitur rex Israël in domum
22-17 Revertatur unusquisque in domum suam
-27 Sustentate eum... donec revertar in pace
-28 Dixitq. Michæas: Si reversus fueris in pace
-36 Unusquisque revertatur in civitatem
4 Reg. 1- 5 Reversique sunt nuntii ad Ochoziam
Qui dixit eis: Quare reversi estis?
- 6 Ite, et revertimini ad regem qui misit vos
2-13 Reversusque stetit super ripam Jordanis
-18 Et reversi sunt ad eum: at ille habitabat
-25 Et inde reversus est in Samariam
3-27 Et reversi sunt in terram suam
4-22 Ut excurram usq. ad homin. Dei, et revertar
-31 Reversusq. est in occursum ej., et nuntiavit
-35 At ille reversus, deambulavit in domo
-38 Et Eliseus reversus est in Galgala
-39 Et reversus concidit in ollam pulmenti
5-15 Reversusque ad virum Dei cum universo
-26 Quando reversus est homo de curru suo
7- 8 Rursum reversi sunt ad aliud tabernaculum
-15 Reversique nuntii indicaverunt regi
8- 3 Reversa est mulier de terra Philisthiim
-29 Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel
9-15 Et reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel
-18 Venit nuntius ad eos, et non revertitur
-20 Venit usque ad eos, et non revertitur
-36 Reversique nuntiaverunt ei. Et ait Jehu
13-23 Et reversus est ad eos propter pactum suum
14-14 Et reversus est in Samariam
15-20 Reversusque est rex Assyriorum
17-13 Revertimini a viis vestris pessimis
19- 7 Audiet nuntium, et revertetur in terram
- 8 Reversus est ergo Rabsaces, et invenit
-33 Per viam, qua venit, revertetur
-36 Reversus est Sennacherib rex Assyriorum
20- 5 Revertere, et dic Ezechiæ duci populi
- 9 An ut revertatur totidem gradibus
-10 Sed ut revertatur retrorsum decem gradib.
23-20 Reversusque est Jerusalem
-25 Rex, qui reverteretur ad Dominum
1 Par. 4-22 Et qui reversi sunt in Lahem
12-19 Periculo capitis nostri revertetur ad domin.
-20 Quando igitur reversus est in Siceleg
16-43 Reversusque est omnis populus in domum
19- 5 Cresceret barba cor., et tunc reverterentur
-15 Reversusque est etiam Joab in Jerusalem
20- 3 Et reversus est cum omni populo suo
21- 4 Et reversus est Jerusalem
2 Par. 6-38 Reversi fuerint ad te in toto corde suo
9-12 Quæ reversa abiit in terram suam
10- 2 Cum audisset... statim reversus est
- 5 Post tres dies revertimini ad me
-16 Revertere in tabernacula tua, Israël
11- 4 Revertatur unusquisque in domum suam
Cum audissent sermonem Do., reversi sunt
14-15 Reversique sunt in Jerusalem
15- 4 Cumque reversi fuerint in angustia sua
18-16 Revertatur unusquisque in domum suam
-26 Et aquæ pauxillum, donec revertar in pace
-27 Si reversus fueris in pace, non est locutus
19- 1 Reversus est autem Josaphat rex Juda
20-27 Reversusque est omnis vir Juda
22- 6 Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel
24-19 Prophetas, ut reverterentur ad Dominum
25-10 Ut reverteretur in locum suum
Reversi sunt in regionem suam
28-15 Ipsique reversi sunt in Samariam
30- 6 Filii Israël, revertimini ad Dominum
Revertetur ad reliquias, quæ effugerunt
- 9 Si enim vos reversi fueritis ad Dominum
Et revertentur in terram hanc
Si reversi fueritis ad eum
31- 1 Reversique sunt omnes filii Israël
32-21 Reversusque est cum ignominia in terram s.
34- 7 Reversus est in Jerusalem
35-22 Noluit Josias reverti, sed præparavit
36-13 Ut non reverteretur ad Dominum Deum
1 Esdr. 2- 1 Et reversi sunt in Jerusalem et Judam
6-21 Qui reversi fuerant de transmigratione
2 Esdr. 1- 9 Si revertamini ad me, et custodiatis præc.
2- 6 Erit iter tuum, et quando reverteris?
-15 Reversus veni ad portam vallis, et redii
4-15 Et reversi sumus omnes ad muros
7- 6 Reversi sunt in Jerusalem, et in Judæam
9-26 Contestabantur eos ut reverterentur ad te
-28 Reversi sunt ut facerent malum
-29 Ut reverterentur ad legem tuam
-35 Nec reversi sunt a studiis suis pessimis
Tobiæ. 1-21 Cum reversus esset rex Sennacherib
-25 Reversus est Tobias in domum suam

Tobiæ. 2- 3 Reversus nuntiavit ei unum ex filiis Israël
5-26 Et salvus revertetur ad nos
-27 Ita ut cum gaudio revertatur ad nos
8-13 Reversus Raguel ad uxorem suam, dixit
-16 Et reversa, nuntiavit bonum nuntium
10- 3 Minime reverteretur filius eorum ad eos
11- 1 Cumque reverterentur, pervenerunt
12-20 Ut revertar ad eum, qui me misit
14- 6 Fratres nostri... revertentur ad eam
- 7 Ibique revertentur omnes timentes Deum
-14 Et reversus est ad soceros suos
Judith. 5-23 Nuper autem reversi ad Dominum Deum
6- 9 Et reversi sunt ad dominum suum
8-34 Et revertentes abierunt
13-20 Commorantem, et inde huc revertentem
15- 8 Qui victores reversi sunt ad Bethuliam
Esth. 5-10 Dissimulata ira, reversus in domum suam
6-12 Reversusque est Mardochæus ad januam
7- 8 Qui cum reversus esset de horto
9-21 Et revertente semper anno
-25 Malum... reverteretur in caput ejus
1-21 De utero matris meæ, et nudus revertar illuc
7- 7 Non revertetur oculus meus ut videat bona
-10 Nec revertetur ultra in domum suam
10-16 Reversusque mirabiliter me crucias
-21 Antequam vadam et non revertar
15-22 Non credit quod reverti possit de tenebris
16-23 Semitam, per quam non revertar, ambulo
22-23 Si reversus fueris ad Omnipotentem
24-13 Nec reversi sunt per semitas ejus
33-25 Revertatur ad dies adolescentiæ suæ
34-15 Et homo in cinerem revertetur
36-10 Et loquetur, ut revertantur ab iniquitate
38-35 Ibunt, et revertentia dicent tibi : Adsumus
39- 4 Egrediuntur, et non revertuntur ad eas
Psal. 77-34 Revertebantur, et diluculo veniebant
103-29 Et in pulverem suum revertentur
145- 4 Et revertetur in terram suam
Prov. 2-19 Qui ingrediuntur ad eam, non revertentur
3-28 Vade, et revertere : cras dabo tibi
7-20 In die plenæ lunæ reversurus est
26-11 Canis, qui revertitur ad vomitum suum
-27 Et qui volvit lapidem, revertetur ad eum
Eccle. 1- 5 Occidit, et ad locum suum revertitur
- 6 Et in circulos suos revertitur
- 7 Unde exeunt flumina, revertuntur
3-20 Et in terram pariter revertuntur
5-14 Sic revertetur, et nihil auferet secum
-15 Quomodo venit, sic revertetur
12- 2 Et revertantur nubes post pluviam
- 7 Revertatur pulvis in terram suam unde erat
Cant. 2-17 Revertere : similis esto, dilecte mi, capreæ
6-12 Revertere, revertere, Sulamitis : revertere, revertere, ut intueamur te
Sap. 2- 1 Non est qui agnitus sit reversus ab inferis
- 5 Quoniam consignata est, et nemo revertitur
16-14 Cum exierit spiritus, non revertetur
Eccli. 17-23 Revertere ad Dominum, et avertere
27-10 Ad eos, qui operantur illam, revertetur
40-11 Et omnes aquæ in mare revertentur
Isai. 9-13 Popul. non est reversus ad percutientem se
19-22 Revertentur ad Dominum, et placabitur eis
28- 6 Fortitudo revertentibus de bello ad portam
30-15 Si revertamini et quiescatis, salvi eritis
37- 7 Audiet nuntium, et revertetur ad terram
- 8 Reversus est autem Rabsaces, et invenit
-34 In via qua venit, per eam revertetur
-37 Et reversus est Sennacherib rex Assyriorum
38- 8 Ecce ego reverti faciam umbram linearum.
Et reversus est sol decem lineis per gradus
44-22 Revertere ad me, quoniam redemi te
45-23 Egred... justitiæ verbum, et non revertetur
51-11 Qui redempti sunt a Domino, revertentur
55- 7 Et revertatur ad Dominum, et miserebitur
-10 Ultra non revertitur, sed inebriat terram
-11 Non revertetur ad me vacuum, sed faciet
Jerem. 3- 1 Numquid revertetur ad eam ultra ?
Tamen revertere ad me, dicit Dominus
- 7 Et dixi... Ad me revertere : et non est reversa
-10 Non est reversa ad me prævaricatrix soror
-12 Revertere, aversatrix Israel, ait Dominus
-14 Convertimini, filii revertentes
-22 Convertimini, filii revertentes, et sanabo
4- 1 Si reverteris, Israel, ait Dominus
5- 3 Induraverunt facies... et noluerunt reverti
8- 4 Et qui aversus est, non revertetur ?
- 5 Apprehenderunt mendacium, et noluerunt reverti
11-10 Reversi sunt ad iniquitates patrum suorum
15- 7 Et tamen a viis suis non sunt reversi
18-11 Revertatur unusquisque a via sua mala
22-10 Quia non revertetur ultra, nec videbit
-11 Non revertetur huc amplius
-27 Ut revertantur illuc, non revertentur
23-20 Non revertetur furor Domini, usque

Jerem. 24- 7 Quia revertentur ad me in toto corde suo
25- 5 Revertimini unusquisque a via sua mala
27-16 Vasa Domini revertentur de Babylone
29-14 Et reverti vos faciam de loco
30-10 Et revertetur Jacob, et quiescet
31- 8 Pariens simul, cœtus magnus revertentium
-16 Ait Dom. : et revertentur de terra inimici
-17 Et revertentur filii ad terminos suos
-21 Revertere, virgo Isr., revertere ad civitates
34-16 Reversi estis, et commaculastis nomen
36- 3 Revertatur unusquisque a via sua pessima
- 7 Revertatur unusquisque a via sua pessima
37- 6 Revertetur in terram suam in Ægyptum
40-12 Reversi sunt, inquam, omnes Judæi
41-14 Reversus est omnis populus, quem ceperat
Reversusq. abiit ad Johanan filium Caree
43- 5 Qui reversi fuerant de cunctis gentibus
44-14 Et revertantur in terram Juda, ad quam ipsi elevant animas suas ut revertantur
Non revertentur nisi qui fugerint
-28 Qui fugerint gladium, revertentur de terra
46-16 Surge, et revertamur ad populum nostrum
-27 Et revertetur Jacob, et requiescet
49- 6 Reverti faciam captivos filiorum Ammon
-39 Reverti faciam captivos Ælam
50- 9 Sagitta ejus... non revertetur vacua
Thren. 3-40 Et quæramus, et revertamur ad Dominum
Baruc. 2- 8 Ut reverteremur unusquisq. nostrum a viis
Ezech. 1- 9 Non revertebantur cum incederent
-12 Nec revertebantur cum ambularent
-14 Et animalia ibant et revertebantur
-17 Et non revertebantur cum ambularent
7-13 Ad id quod vendidit, non revertetur
10-11 Et non revertebantur ambulantes
13-22 Ut non reverteretur a via sua mala
16-55 Sodoma et filiæ ej. revertentur ad antiq. s.
Samaria et filiæ ej. revertentur ad antiq. s.
Revertimini ad antiquitatem vestram
18-32 Dicit Dominus, revertimini, et vivite
21-30 Revertere ad vaginam tuam, in loco
38- 8 Venies ad terram, quæ reversa est a gladio
46- 9 Non revertetur per viam portæ
-17 Et revertetur ad principem
Dan. 4-33 Sensus meus reversus est ad me
Perveni : et figura mea reversa est ad me
9-13 Ut reverteremur ab iniquitatibus nostris
10-20 Et nunc revertar ut prælier adversum
11- 9 Rex Austri, et revertetur ad terram suam
-10 Revertetur, et concitabitur, et congredietur
-28 Revertetur in terram s. cum opibus multis
Et faciet, et revertetur in terram suam
-29 Statuto tempore revertetur, et veniet
-30 Percutietur, et revertetur, et indignabitur
Revertetur que, et cogitabit adversum
13- 7 Cum a. populus revertisset per Meridiem
-14 Cumque revertissent, venerunt in unum
-49 Revertimini ad judicium, quia falsum
-50 Reversus est ergo populus cum festinatione
Osee. 2- 7 Vadam, et revertar ad virum m. priorem
3- 5 Post hæc revertentur filii Israel, et quærent
5- 4 Ut revertantur ad Deum suum
-15 Vadens revertar ad locum meum
6- 1 Venite, et revertamur ad Dominum
7-10 Nec reversi sunt ad Dominum Deum suum
-16 Reversi sunt ut essent absque jugo
9- 3 Reversus est Ephraim in Ægyptum
11- 5 Non revertetur in terram Ægypti
Amos. 4- 6 Non estis reversi ad me, dicit Dominus
Jonæ. 1-13 Remigab. viri ut reverterentur ad aridam
3- 9 Et revertatur a furore iræ suæ
Mich. 1- 7 Usque ad mercedem meretricis revertentur
2- 4 Quomodo recedet a me, cum revertatur
7-19 Revertetur, et miserebitur nostri
Nahum. 2- 8 State, state, et non est qui revertatur
Aggæi. 2-18 Non fuit in vobis, qui reverteretur ad me
Zach. 1-16 Revertar ad Jerusalem in misericordiis
4- 1 Reversus est Angelus qui loquebatur in me
7-14 Quod non esset transiens et revertens
8- 3 Reversus sum ad Sion, et habitabo
9- 8 Qui militant mihi euntes et revertentes
10- 9 Vivent cum filiis suis, et revertentur
14-10 Revertetur omnis terra usque ad desertum
Malac. 1- 4 Sed revertentes ædificabimus quæ destructa
3- 7 Revertimini ad me, et revertar ad vos
Et dixistis : In quo revertemur ?
1 Mac. 4-16 Et reversus est Judas, et exercitus ejus
-23 Judas reversus est ad spolia castrorum
5- 8 Et reversus est in Judæam
-19 Nolite bellum committere... donec revertamur
-54 Donec reverterentur in pace
-68 Et reversus est in terram Juda
6- 4 Et reversus est in Babyloniam
-56 Reversus esset a Perside, et Media
-63 Discessit.... et reversus est Antiochiam

1 Mac. 9- 9 Et revertamur ad fratres nostros
-42 Et reversi sunt ad ripam Jordanis
-49 Et reversi sunt in Jerusalem
-57 Et reversus est ad regem, et siluit terra
10-55 Felix dies, in qua reversus es ad terram
-66 Et reversus est Jonathas in Jerusalem
-68 Et reversus est Antiochiam
-87 Et reversus est Jonathas in Jerusalem
11- 7 Et reversus est in Jerusalem
-54 Post hæc autem reversus est Tryphon
-72 Reversus est Jonathas ad eos in prælium
-73 Et reversi sunt ad eum, et insequebantur
-74 Reversus est Jonathas in Jerusalem
12-26 Et reversi renuntiaverunt quod constituunt
-35 Et reversus est Jonathas, et convocavit
-51 Quia pro anima res est illis, reversis unt
15-36 Reversus autem cum ira ad regem
16-10 Et reversus est in Judæam in pace
2 Mac. 8-26 Sed reversi sunt hora conclusi
9- 1 Inhoneste revertebatur de Perside
-21 Memor benigne, reversus de Persidis locis
12- 7 Discessit, quasi iterum reversurus
Matth. 2-12 Per aliam viam reversi sunt in regionem
10-13 Pax vestra revertetur ad vos
12-44 Revertar in domum meam, unde exivi
21-18 Mane autem revertens in civitatem
24-18 Non revertatur tollere tunicam suam
Marc. 13-16 Non revertatur retro tollere vestimentum
14-40 Reversus, denuo invenit eos dormientes
Luc. 1-56 Et reversa est in domum suam
2-20 Et reversi sunt pastores, glorificantes
-39 Reversi sunt in Galilæam, in civitatem
7-10 Et reversi, qui missi fuerant, domum
8-37 Ipse autem ascendens navim, reversus est
-55 Et reversus est spiritus ejus, et surrexit
9-10 Et reversi Apostoli, narraverunt illi
10- 6 Sin autem, ad vos revertetur
-17 Reversi sunt autem septuaginta duo
11-24 Revertar in domum meam, unde exivi
12-36 Quando revertatur a nuptiis
14-21 Reversus servus nuntiavit hæc domino suo
15-17 In se autem reversus, dixit : Quanti
19-12 Accipere sibi regnum, et reverti
23-48 Percutientes pectora sua, revertebantur
-56 Et revertentes paraverunt aromata
Joan. 7-53 Et reversi sunt unusquisque in domum suam
Act. 1-12 Tunc reversi sunt Jerosolymam, a monte
5-22 Reversi nuntiaverunt, (-23) dicentes : Carcerem
8-28 Revertebatur sedens super currum
12-11 Petrus ad se reversus, dixit : Nunc scio
-25 Reversi sunt ab Jerosolymis expleto minist.
13-13 Discedens ab eis, reversus est Jerosolymam
-34 Jam non reversurum in corruptionem
14-20 Reversi sunt Lystram et Iconium
15-16 Post hæc revertar, et reædificabo
-36 Revertentes visitemus fratres per universas
18-21 Iterum revertar ad vos, Deo volente
20- 3 Consilium, ut reverteretur per Macedoniam
22-17 Factum est a. revertenti mihi in Jerusalem
23-32 Ut cum eo irent, reversi sunt ad castra
1 Cor. 7- 5 Iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos
Galat. 1-17 Et iterum reversus sum Damascum
Hebr. 11-15 Habebant utique tempus revertendi
2 Petr. 2-22 Canis reversus ad suum vomitum
3- 9 Sed omnes ad pœnitentiam reverti

REVINCO.

Act. 18-28 Vehementer enim Judæos revincebat

REVIVISCO.

Gen. 45-27 Cumque vidisset... revixit spiritus ejus
3 Reg. 17-22 Reversa est anima pueri... et revixit
4 Reg. 13-21 Revixit homo, et stetit super pedes suos
Ezech. 37- 9 Insuffla sup. interfectos istos, et reviviscant
Luc. 15-24 Quia hic filius meus mortuus erat, et revixit
-32 Frater tuus hic mortuus erat, et revixit
Rom. 7- 9 Cum venisset mandatum, peccatum revixit

REVOCO.

Exod. 10- 8 Revocaveruntque Moysen et Aaron
Num. 12-14 Separetur... et postea revocabitur
-15 Donec revocata est Maria
2 Reg. 12-23 Numquid potero revocare eum amplius ?
14-21 Vade ergo, et revoca puerum Absalom
2 Par. 19- 4 Revocavit eos ad Dominum Deum
Tobiæ. 13-12 Et revocet ad te omnes captivos
Judith. 5-11 Capere, et ad suum servitium revocare
13-20 Revocavit me vobis, gaudentem in victoria
Job. 33-30 Ut revocet animas eorum a corruptione
Psal. 101-25 Ne revoces me in dimidio dierum meor.
Sap. 16-14 Nec revocabit animam quæ recepta est
Baruc. 1- 8 Revocare in terram Juda decima die
2-34 Et revocabo illos in terram quam juravi
Rom. 10- 7 Hoc est, Christum a mortuis revocare

REVOLVO.

Matth. 28- 2 Accedens revolvit lapidem, et sedebat
Marc. 16- 3 Quis revolvet nobis lapidem ab ostio
- 4 Respicientes viderunt revolutum lapidem
Luc. 4-17 Et ut revolvit librum, invenit locum
24- 2 Et invenerunt lapidem revolutum

REX

Gen. 14- 1 Amraphel rex Sennaar, et Arioch rex Ponti, et Chodorlahomor rex Elamitarum, et Thadal rex gentium
- 2 Inirent bellum contra Bara regem Sodomorum, et contra Bersa regem Gomorrhæ, et contra Sennaab regem Adamæ, et contra Semeber regem Seboïm, contraque regem Balæ
- 5 Chodorlahomor, et reges qui erant cum eo
- 8 Egressi sunt, rex Sodomorum, et rex Gomorrhæ, rexque Adamæ, et rex Seboïm, necnon et rex Balæ
- 9 Adversus Chodorlahomor regem Elamitarum, et Thadal regem gentium, et Amraphel regem Sennaar, et Arioch regem Ponti: quatuor reges adversus quinque
-10 Itaque rex Sodomorum, et Gomorrhæ
-17 Rex Sodomorum, in occursum ejus, postquam reversus est a cæde Chodorlahomor, et regum qui cum eo erant in valle Save, quæ est vallis Regis
-18 Melchisedech rex Salem, proferens panem
-21 Dixit autem rex Sodomorum ad Abram
17- 6 Regesque ex te egredientur
-16 Et reges populorum orientur ex eo
20- 2 Misit ergo Abimelech rex Geraræ
26- 1 Abiit Isaac ad Abimelech regem Palæstin.
- 8 Prospiciens Abimelech rex Palæstinorum
35-11 Reges de lumbis tuis egredientur
36-31 Reges autem qui regnaverunt in terra Edom antequam haberent regem filii Israël
37- 8 Numquid rex noster eris? aut subjiciemur
39-20 In carcerem, ubi vincti regis custodiebant.
40- 1 Pincerna regis Ægypti, et pistor
41-10 Iratus rex servis suis... retrudi jussit
-14 Protinus ad regis imperium eductum
-25 Respondit Joseph: Somnium regis unum est
-33 Nunc ergo provideat rex virum sapientem
-44 Dixit quoque rex ad Joseph: Ego sum
-46 Quando stetit in conspectu regis Pharaonis
45-16 Celebri sermone vulgatum in aula regis
47- 2 Quinque viros constituit coram rege
- 7 Introduxit Joseph patrem suum ad regem
-10 Et benedicto rege, egressus est foras
-14 Et intulit eam in ærarium regis
-24 Quintam partem regi dabitis
-25 Dominus noster, et læti serviemus regi
-26 Regibus quinta pars solvitur, et factum
49-20 Panis ejus, et præbebit delicias regibus
Exod. 1- 8 Surrexit interea rex novus super Ægyptum
-15 Dixit autem rex Ægypti obstetricibus
-17 Non fecerunt juxta præceptum regis Ægypti
-18 Quibus ad se accersitis, rex ait: Quidnam
2-23 Mortuus est rex Ægypti: et ingemiscentes
3-18 Ingredierisque tu... ad regem Ægypti
-19 Scio quod non dimittet vos rex Ægypti
5- 4 Ait ad eos rex Ægypti: Quare Moyses
6-11 Et loquere ad Pharaonem regem Ægypti
-27 Qui loquuntur ad Pharaon. regem Ægypti
14- 5 Et nuntiatum est regi Ægyptiorum
- 8 Induravitque Dominus cor Pharaonis regis
Num. 20-14 Misit... Moyses de Cades ad regem Edom
21- 1 Quod cum audisset Chananæus rex Arad
-21 Nuntios ad Sehon regem Amorrhæorum
-26 Sehon regis Amorrhæi, qui pugnavit contra regem Moab
-29 In captivitatem, regi Amorrhæorum Sehon
-33 Occurrit eis Og rex Basan cum om. populo
-34 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum
22- 4 Ipse erat eo tempore rex in Moab
-10 Filius Sephor rex Moabitarum misit ad me
23- 7 De Aram adduxit me Balac rex Moabitarum
-21 Et clangor victoriæ regis in illo
24- 7 Tolletur propter Agag, rex ej., et auferetur
31- 8 Et reges eorum, Evi, et Recem, et Sur
32-33 Regnum Sehon regis Amorrhæi, et regnum Og regis Basan
33-40 Audivitque Chananæus rex Arad
Deut. 1- 4 Percussit Sehon regem Amorrhæorum Og regem Basan, qui mansit in Astaroth
2-24 Tradidi in manu tua Sehon regem Hesebon
-26 Ad Sehon regem Hesebon verbis pacificis
-30 Noluitque Sehon rex Hesebon dare nobis
- 1 Egressusque est Og rex Basan in occursum
- 2 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum
- 3 In manibus nostris etiam Og regem Basan

Deut. 3- 6 Sicut feceramus Sehon regi Hesebon
- 8 De manu duorum regum Amorrhæorum
-11 Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum
-21 Quæ fecit Dominus... duobus his regibus
4-46 Phogor in terra Sehon regis Amorrhæi
-47 Terram ejus, et terram Og regis Basan, duorum regum Amorrhæorum
7- 8 De manu Pharaonis regis Ægypti
-24 Tradetque reges eorum in manus tuas
11- 3 Quæ fecit in medio Ægypti Pharaoni regi
17-14 Constituam super me regem, sicut habent
-15 Alterius gentis hominem regem facere
28-36 Ducet te Dominus, et regem tuum
29- 7 Sehon rex Hesebon, et Og rex Basan
31- 4 Fecit Sehon et Og regibus Amorrhæorum
33- 5 Erit apud rectissimum rex, congregatis
Josue. 2- 2 Nuntiatumque est regi Jericho, et dictum
- 3 Misitque rex Jericho ad Rahab, dicens
-10 Quæ feceritis duobus Amorrhæor. regibus
5- 1 Audierunt omnes reges Amorrhæorum Et cuncti reges Chanaan, qui propinqua
6- 2 Dedi in manu tua Jericho et regem ejus
8- 1 Ecce tradidi in manu tua regem ejus
- 2 Faciesque urbi Haï et regi ejus, sicut fecisti Jericho et regi illius
-14 Quod cum vidisset rex Haï, festinavit
-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt
-29 Regem quoque ejus suspendit in patibulo
9- 1 Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem
-10 Et duobus regibus Amorrhæorum Sehon regi Hesebon, et Og regi Basan
10- 1 Cum audisset Adonisedech rex Jerusalem Sicut enim fecerat Jericho et regi ejus, sic fecit Haï et regi illius
- 3 Misit ergo Adonisedech rex Jerusalem ad Oham regem Hebron, et ad Pharam regem Jerimoth, ad Japhia quoque regem Lachis, et ad Dabir regem Eglon, dicens
- 5 Ascenderunt quinque reges Amorrhæorum, rex Jerusalem, rex Hebron, rex Jerimoth, rex Lachis, rex Eglon
- 6 Adversum nos omnes reges Amorrhæorum
-16 Fugerant enim quinque reges
-17 Quod inventi essent quinque reges latentes
-22 Et producite ad me quinque reges
-23 Eduxerunt ad eum quinque reges... regem Jerusalem, regem Hebron, regem Jerimoth, regem Lachis, regem Eglon
-24 Ponite pedes super colla regum istorum
-28 Regemque illius interfecit, et omnes habit. Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho
-30 Quam tradidit Dominus cum rege suo Feceruntque regi Lebna, sicut fecerant regi Jericho
-33 Eo tempore ascendit Horam rex Gazer
-37 Percussit in ore gladii, regem quoque ejus
-39 Regem quoq. ejus atque omnia... percussit Sicut fecerat Hebron et Lebna et regibus earum, sic fecit Dabir et regi illius
-40 Percussit... Asedoth cum regibus suis
-42 Universosque reges, et regiones eorum
11- 1 Cum audisset Jabin rex Asor, misit ad Jobab regem Madon, et ad regem Semeron, atque ad regem Achsaph
- 2 Ad reges quoque Aquilonis
- 5 Convenerunt que omnes reges isti in unum
-10 Cepit Asor: et regem ejus percussit gladio
-12 Civitates, regesque earum cepit, percussit
-17 Omnes reges eorum cepit, percussit, et occid.
-18 Pugnavit Josuë contra reges istos
12- 1 Hi sunt reges quos percusserunt filii Israël
- 2 Sehon rex Amorrhæorum, qui habitavit
- 4 Terminus Og regis Basan de reliquiis
- 5 Terminos Sehon regis Hesebon
- 7 Hi sunt reges terræ, quos percussit Josuë
- 9 Rex Jericho unus, rex Haï... unus
-10 Rex Jerusalem unus, rex Hebron unus
-11 Rex Jerimoth unus, rex Lachis unus
-12 Rex Eglon unus, rex Gazer unus
-13 Rex Dabir unus, rex Gader unus
-14 Rex Herma unus, rex Hered unus
-15 Rex Lebna unus, rex Odullam unus
-16 Rex Maceda unus, rex Bethel unus
-17 Rex Taphua unus, rex Opher unus
-18 Rex Aphec unus, rex Saron unus
-19 Rex Madon unus, rex Asor unus
-20 Rex Semeron unus, rex Achsaph unus
-21 Rex Thenac unus, rex Mageddo unus
-22 Rex Cades unus, rex Jachanan Carmeli unus
-23 Rex Dor et provinciæ Dor unus, rex gentium Galgal unus
-24 Rex Thersa unus: omnes reges triginta unus
13-10 Cunctas civitates Sehon regis Amorrhæi
-21 Universaque regna Sehon regis Amorrhæi

Josue. 13-27 Reliquam partem regni Sehon regis Hesebon
-30 Et cuncta regna Og regis Basan
24- 9 Surrexit a. Balac filius Sephor rex Moab
-12 Duos reges Amorrhæorum, non in gladio
Judic. 1- 7 Septuaginta reges, amputatis manuum...
3- 8 Chusan Rasathaïm regis Mesopotamiæ
-10 In man. ej. Chusan Rasathaïm regem Syriæ
-12 Confortavit advers. eos Eglon regem Moab
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab
-15 Miseruntque... munera Eglon regi Moab
-17 Obtulitque munera Eglon regi Moab
-19 Dixit ad regem: Verbum secretum habeo ad te, o rex
-24 Serviq. regis ingressi viderunt clausas fores
4- 2 Tradidit... in manus Jabin regis Chanaan
-17 Pax inter Jabin regem Azor et dom. Haber
-23 Humiliavit ergo Deus... Jabin regem
-24 Opprimebant Jabin regem Chanaan
5- 3 Audite, reges; auribus percipite, principes
-19 Venerunt reges et pugnaverunt, pugnaverunt reges Chanaan in Thanach
8- 5 Persequi Zebee et Salmana reges Madian
-18 Et unus ex eis quasi filius regis
-26 Quibus reges Madian uti soliti erant
9- 6 Et constituerunt regem Abimelech
- 8 Ierunt ligna, ut ungerent super se regem
-15 Si vere me regem vobis constituitis, venite
-16 Si.. constituistis sup. vos regem Abimelech
-18 Constituistis regem Abimelech fil. ancillæ
11-12 Misit nuntios ad regem filiorum Ammon
-14 Imperavit eis ut dicerent regi Ammon
-17 Misitque nuntios ad regem Edom, dicens Misit quoque ad regem Moab, qui et ipse
-19 Misit... nuntios ad Sehon regem Amorrh.
-25 Nisi.. melior es Balac filio Sephor rege Moab
-28 Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon
17- 6 In diebus illis non erat rex in Israël
18- 1 In diebus illis non erat rex in Israël
-31 In diebus illis non erat rex in Israël
21-24 In diebus illis non erat rex in Israël
1 Reg. 2-10 Et dabit imperium regi suo, et sublimabit
8- 5 Constitue nobis regem, ut judicet nos
- 6 Da nobis regem, ut judicet nos
- 9 Prædic. eis jus regis, qui regnaturus est
-10 Ad populum, qui petierat a se regem
-11 Hoc erit jus regis, qui imperaturus est
-18 Clamabitis in die illa a facie regis vestri Non exaudiet... quia petistis vobis regem
-19 Nequaquam: rex enim erit super nos
-20 Judicabit nos rex noster, et egredietur
-22 Et constitue super eos regem
10-18 De manu omnium regum qui affligebant vos
-19 Nequaquam: sed regem constitue super nos
-24 Clamavit omnis populus, et ait: Vivat rex
11-15 Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino
12- 1 Et constitui super vos regem
- 2 Et nunc rex graditur ante vos
- 9 Tradidit eos... et in manu regis Moab
-12 Quod Naas rex filiorum Ammon venisset Nequaquam, sed rex imperabit nobis
-13 Nunc ergo præsto est rex vester Ecce dedit vobis Dominus regem
-14 Eritis et vos, et rex qui imperat vobis
-17 Petentes super vos regem
-19 Ut peteremus nobis regem
-25 Et vos et rex vester pariter peribitis
14-47 Et Edom, et reges Soba, et Philisthæos
15- 1 Ut ungerem te in regem super populum
- 8 Apprehendit Agag regem Amalec vivum
-11 Pœnitet me quod constituerim Saül regem
-17 Unxitq. te Dominus in regem super Israël
-20 Et adduxi Agag regem Amalec
-23 Abjecit te Dominus, ne sis rex
-26 Projecit te Dominus, ne sis rex super Israël
-32 Adducite ad me Agag regem Amalec
-35 Quod constituisset eum regem super Israël
16- 1 Providi enim in filiis ejus mihi regem
17-25 Qui percusserit eum, ditabit rex divitiis
-55 Vivit anima tua, rex, si novi
-56 Et ait rex: Interroga tu, cujus filius sit
18- 6 Chorosque ducentes in occursum Saül regi
-18 Quis ego sum... ut fiam gener regis
-22 Ecce places regi, et omnes servi ejus diligunt te. Nunc ergo esto gener regis
-23 Parum videtur vobis, generum esse regis
-25 Non habet rex sponsalia necesse Ut fiat ultio de inimicis regis
-26 Placuit sermo... ut fieret gener regis
-27 Annumeravit ea regi, ut esset gener ejus
19- 4 Ne pecces, rex, in servum tuum David
20- 5 Sedere soleo juxta regem ad vescendum
-24 Et sedit rex ad comedendum panem
-25 Cumque sedisset rex super cathedram
-29 Ob hanc causam non venit ad mensam regis
21- 2 Rex præcepit mihi sermonem, et dixit

1 Reg. 21- 8 Sermo enim regis urgebat
-10 Et venit ad Achis regem Geth
-11 Numquid non iste est David rex terræ
-12 Extimuit valde a facie Achis regis Geth
22- 3 Et dixit ad regem Moab : Maneat, oro
- 4 Et reliquit eos ante faciem regis Moab
-11 Misit ergo rex ad accersendum Achimelech
Qui universi venerunt ad regem
-14 Respondensque Achimelech regi, ait
Sicut David fidelis, et gener regis
-15 Ne suspicetur rex adversus servum suum
-16 Dixitque rex : Morte morieris, Achimelech
-17 Et ait rex emissariis qui circumstabant eum
Noluerunt a. servi regis extendere manus s.
-18 Et ait rex ad Doëg : Convertere tu
23-20 Ut tradamus eum in manus regis
24- 9 Clamavit... Domine mi rex
-15 Quem persequeris, rex Israel?
25-25 Ne ponat, oro, dominus meus rex cor suum
-36 In domo ejus, quasi convivium regis
26-14 Quis es tu, qui clamas, et inquietas regem?
-15 Quare... non custodisti dominum t. regem?
Ut interficeret regem dominum tuum
-16 Nunc ergo vide ubi sit hasta regis
-19 Nunc ergo audi, oro, domine mi rex
-20 Egressus est rex Israël, ut quærat pulicem
-22 Ecce hasta regis; transeat unus de pueris regis, et tollat eam
27- 2 Ad Achis filium Maoch regem Geth
- 5 Cur e. manet servus t. in civitate regis tecum
- 6 Facta est Siceleg regum Juda
28-13 Dixitque ei rex : Noli timere : quid vidisti?
29- 3 David, qui fuit servus Saül regis Israel
- 8 Pugnem contra inimicos domini mei regis
2 Reg. 2- 7 Tamen me unxit domus Juda in regem sibi
- 9 Regemque constituit super Galaad
3- 3 Filius Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur
-21 Ut congregem ad te dominum meum regem
-23 Venit Abner filius Ner ad regem
-24 Et ingressus est Joab ad regem, et ait
-31 Porro rex David sequebatur feretrum
-32 Levavit rex David vocem suam, et flevit
-33 Plangensque rex et lugens, Abner, ait
-36 Et placuerunt eis cuncta quæ fecit rex
-37 Quon. non actum fuisset a rege ut occideret.
-38 Dixit quoque rex ad servos suos
-39 Ego autem adhuc delicatus, et unctus rex
4- 8 Dixeruntq. ad regem : Ecce caput Isboseth
Dedit Dominus domino meo regi ultionem
5- 2 Cum esset Saül rex super nos
- 3 Seniores Israël ad regem in Hebron, et percussit cum eis rex David fœdus
Unxeruntque David in regem super Israël
- 6 Abiit rex, et omnes viri qui erant cum eo
-11 Misit q. Hiram rex Tyri nuntios ad David
-12 Quoniam confirmasset eum Dominus regem
-17 Quod unxissent David in regem super Israel
6-12 Nuntiatumque est regi David
-16 Vidit regem David subsilientem
-20 Quam gloriosus fuit hodie rex Israël
7- 1 Cum sedisset rex in domo sua
- 3 Dixitque Nathan ad regem : Omne
-18 Ingressus est autem rex David, et sedit
8- 3 Percussit David Adarezer... regem Soba
- 5 Ut præsidium ferret Adarezer regi Soba
- 8 Tulit rex David æs multum nimis
- 9 Audivit autem Thoü rex Emath
-10 Misit... filium suum ad regem David
-11 Ipsa sanctificavit rex David Domino
-12 De manubiis Adarezer filii Rohob regis Soba
9- 2 Quem cum vocasset rex ad se, dixit ei
- 3 Et ait rex : Numquid superest aliquis
Dixitque Siba regi : Superest filius Jonathæ
- 4 Ubi, inquit, est? Et Siba ad regem : Ecce
- 5 Misit ergo rex David, et tulit eum de domo
- 9 Vocavit itaque rex Sibam puerum Saül
-11 Dixitque Siba ad regem : Sicut jussisti, domine mi rex, servo tuo
Comedet... quasi unus de filiis regis
-13 Quia de mensa regis jugiter vescebatur
10- 1 Ut moreretur rex filiorum Ammon
- 6 Et a rege Maacha mille viros
-19 Videntes autem universi reges
11- 1 Tempore quo solent reges ad bella proced.
- 3 Misit ergo rex, et requisivit quæ esset
- 8 Et egressus est Urias de domo regis
-19 Universos sermones belli ad regem
-24 Mortuique sunt de servis regis
12- 7 Ego unxi te in regem super Israël
-30 Tulit diadema regis eorum de capite ejus
13- 4 Quare sic attenuaris macie, fili regis
- 6 Cumque venisset rex ad visitandum eum, ait Amnon ad regem : Veniat, obsecro
-13 Quin potius loquere ad regem
-18 Hujuscemodi enim filiæ regis virgines

2 Reg. 13-21 Cum autem audisset rex David verba hæc
-23 Et vocavit Absalom omnes filios regis
-24 Venitque ad regem, et ait ad eum
Veniat, oro, rex cum servis suis
-25 Dixitque rex ad Absalom : Noli, fili mi
-26 Dixitque ad eum rex : Non est necesse
-27 Cum eo Amnon, et universos filios regis
Convivium quasi convivium regis
-29 Surgentesque omnes filii regis, ascenderunt
-30 Percussit Absalom omnes filios regis
-31 Surrexit itaque rex, et scidit vestimenta
-32 Ne æstimet dominus meus rex, quod omnes pueri filii regis occisi sint
-33 Ne ponat domin. m. rex sup. cor s. verbum
Dicens : Omnes filii regis occisi sunt
-35 Dixit a. Jonadab ad regem : Ecce filii regis
-36 Apparuerunt et filii regis : et intrantes
Sed et rex et omnes servi ejus fleverunt
-37 Ad Tholmaï filium Ammiud regem Gessur
-39 Cessavitque rex David persequi Absalom
14- 1 Quod cor regis versum esset ad Absalom
- 3 Ingredieris ad regem, et loqueris ad eum
- 4 Ingressa fuisset mulier Thecuitis ad regem
Et adoravit, et dixit : Serva me, rex
- 5 Et ait ad eam rex : Quid causæ habes?
- 8 Et ait rex ad mulierem : Vade in domum
- 9 Dixitque mulier Thecuitis ad regem : In me, domine mi rex, sit iniquitas
Rex autem, et thronus ejus sit innocens
-10 Et ait rex : Qui contradixerit tibi
-11 Ait : Recordetur rex Domini Dei sui
-12 Ancilla tua ad dominum meum regem
-13 Locutus est rex verbum istud, ut peccet
-15 Loquar ad dominum meum regem verbum
Loquar ad regem, si quomodo faciat rex
-16 Audivit rex, ut liberaret ancillam suam
-17 Ut fiat verbum domini mei regis
Sic est dominus meus rex
-18 Et respondens rex, dixit ad mulierem
Dixitq. ei mulier : Loquere, domine mi rex
-19 Et ait rex : Numquid manus Joab tecum
Per salutem animæ tuæ, domine mi rex
Quæ locutus est dominus meus rex
-20 Tu autem, domine mi rex, sapiens es
-21 Et ait rex ad Joab : Ecce placatus feci
-22 Adoravit, et benedixit regi : et dixit
Inveni gratiam in oculis tuis, domine mi rex
-24 Dixit aut. rex : Revertatur in domum suam
Reversus est... et faciem regis non vidit
-28 Mansitq. Absalom.. et faciem regis non vidit
-29 Ut mitteret eum ad regem, qui noluit
-32 Mitterem te ad regem : et diceres ei
Obsecro ergo ut videam faciem regis
-33 Ingressus itaque Joab ad regem, nuntiavit
Et intravit ad regem, et adoravit
Osculatusque est rex Absalom
15- 2 Habebat negot. ut veniret ad regis judicium
- 3 Non est qui te audiat constitutus a rege
- 6 Venienti ad judicium, ut audiretur a rege
- 7 Dixit Absalom ad regem David : Vadam
- 9 Dixitque ei rex David : Vade in pace
-15 Dixeruntque servi regis ad eum : Omnia quæcumque præceperit dom. noster rex
-16 Egressus est ergo rex, et universa domus
Dereliquit rex decem mulieres concubinas
-17 Egressusque rex et omnis Israël
-18 Sexcenti viri... pedites, præcedebant regem
-19 Dixit autem rex ad Ethaï Gethæum
Et habita cum rege, quia peregrinus es
-21 Et respondit Ethaï regi, dicens : Vivit Dominus, et vivit dominus meus rex
In quocumque loco fueris, domine mi rex
-23 Rex quoque transgrediebatur torrentem
-25 Et dixit rex ad Sadoc : Reporta arcam
-27 Et dixit rex ad Sadoc sacerdotem
-34 Servus tuus sum, rex : sicut fui servus
-35 Verbum quodcumq. audieris de domo regis
16- 2 Et dixit rex Sibæ : Quid sibi volunt hæc?
Asini, domesticis regis ut sedeant : panes
- 3 Et ait rex : Ubi est filius domini tui? Respondit que Siba regi : Remansit
- 4 Et ait rex Sibæ : Tua sint omnia
Ut inveniam gratiam cor. te, domine mi rex
- 5 Venit ergo rex David usque Bahurim
- 6 Contra universos servos regis David
Et a sinistro latere regis incedebant
- 7 Loquebatur Semeï, cum malediceret regi
- 9 Dixit autem Abisaï filius Sarviæ regi
Quare maledicit... domino meo regi
-10 Et ait rex : Quid mihi et vobis est
-11 Et ait rex Abisaï et universis servis
-14 Venit itaque rex, et universus populus
-16 Locutus est ad eum : Salve rex, salve rex
-19 Cui serviturus sum? nonne filio regis?
17- 2 Cumq. fugerit.. percutiam regem desolatum

2 Reg. 17-16 Ne forte absorbeatur rex
-17 Ut referrent ad regem David nuntium
-21 Et pergentes nuntiaverunt regi David
18- 2 Dixitque rex ad populum : Egrediar
- 4 Ad quos rex ait : Quod vobis videtur
Stetit ergo rex juxta portam
- 5 Et præcepit rex Joab, et Abisaï, et Ethaï
Om. populus audiebat præcipientem regem
-12 Nequaq. mitterem manum m. in filium regis
Audientibus enim nobis præcepit rex tibi
-13 Nequaquam hoc regem latere potuisset
-18 Erexerat... titulum qui est in valle Regis (*)
-19 Ait : Curram, et nuntiabo regi
-20 Filius enim regis est mortuus
-21 Vade, et nuntia regi quæ vidisti
-25 Exclamans indicavit regi : dixitque rex
-26 Dixitque rex : Et iste bonus est nuntius
-27 Et ait rex : Vir bonus est : et nuntium
-28 Dixit ad regem : Salve rex. Et adorans regem coram eo pronus in terram
Manus suas contra dominum meum regem
-29 Et ait rex : Est-ne pax puero Absalom?
Cum mitteret Joab servus tuus, o rex
-30 Ad quem rex : Transi, ait; et sta hic
-31 Bonum apporto nuntium, domine mi rex
-32 Dixit autem rex ad Chusi : Est-ne pax
Fiant... sicut puer, inimici domini mei regis
-33 Contristatus itaque rex, ascendit
19- 1 Nuntiatum est autem Joab quod rex fleret
- 2 In die illa dici : Dolet rex super filio suo
- 4 Porro rex operuit caput suum, et clamabat
- 5 Ingressus ergo Joab ad regem in domum
- 8 Surrexit ergo rex, et sedit in porta
Nuntiatum est quod rex sederet in porta : venitque universa multitudo coram rege
- 9 Rex liberavit nos de manu inimicorum
-10 Usquequo siletis, et non reducitis regem?
-11 Rex vero David misit ad Sadoc et Abiathar
Cur venitis novissimi ad reducendum regem
Pervenerat ad regem in domo ejus
-12 Quare novissimi reducitis regem?
-14 Miseruntque ad regem, dicentes
-15 Et reversus est rex : et venit
Ut occurreret regi, et traduceret eum
-16 Descendit... in occursum regis David
-17 Et irrumpentes Jordanem, ante regem
-18 Ut traducerent domum regis, et facerent
Filius Gera, prostratus coram rege
-19 In die qua egressus es, domine mi rex, de Jerusalem, neque ponas, rex, in corde tuo
-20 Descendiq. in occursum domini mei regis
-22 An ignoro hodie me factum regem
-23 Et ait rex Semeï : Non morieris
-24 Filius Saül descendit in occursum regis
A die qua egressus fuerat rex
-25 Cumq. Jerusal. occurrisset regi, dixit ei rex
-26 Mi rex, servus meus contempsit me
Ascendens abirem cum rege : claudus enim
-27 Accusavit me servum tuum ad te dominum meum regem : tu autem, domine mi rex
-28 Nisi morti obnoxia domino meo regi
Quid possum ultra vociferari ad regem
-29 Ait ergo ei rex : Quid ultra loqueris
-30 Responditque Miphiboseth regi : Etiam
Reversus est dominus meus rex pacifice
-31 Traduxit regem Jordanem, paratus etiam
-32 Octogenarius, et ipse præbuit alimenta regi
-33 Dixit itaque rex ad Berzellaï : Veni
-34 Ait Berzellaï ad regem : Quot sunt dies
Ut ascendam cum rege in Jerusalem
-35 Servus tuus sit oneri domino meo regi
-37 Ipse vadat tecum, domine mi rex
-38 Dixit itaque ei rex : Mecum transeat
-39 Cumque transisset universus populus et rex Jordanem, osculatus est rex Berzellaï
-40 Transivit ergo rex in Galgalam
Omnis a. populus Juda traduxerat regem
-41 Omnes viri Israël, concurrentes ad regem
Traduxerunt regem et dom. ejus Jordanem
-42 Quia mihi propior est rex : cur irasceris
Numquid comedimus aliquid ex rege?
-43 Decem partibus major ego sum apud regem
Ut reducerem regem meum
20- 2 Viri autem Juda adhæserunt regi suo
- 3 Cumque venisset rex in domum suam
- 4 Dixit autem rex Amasæ : Convoca mihi

(*) *Vallis est Cedron, sive Josaphat, quæ inter Jerusalem et inter montem Oliveti jacebat, et a rege Melchisedech dictam indicant Biblia LXX interpretum Regiæ, et Complutensis editionis, in quibus Gen.* 14-17 *ubi in Vulgata habemus,* vallis Regis, *legimus* τὸ πεδίον βασιλέος Μελχισεδέχ, campus regis Melchisedech, *in quo scilicet Melchisedech Abrahamo occurrit.*

2 *Reg.* 20- 5 Extra placitum quod ei constituerat rex
-21 Levavit manum suam contra regem David
-22 Joab a. reversus est Jerusalem ad regem
21- 2 Vocatis ergo Gabaonitis rex, dixit ad eos
- 4 Ad quos rex ait : Quid ergo vultis
- 5 Qui dixerunt regi : Virum, qui attrivit nos
- 6 Et ait rex : Ego dabo
- 7 Pepercitque rex Miphiboseth filio Jonathæ
- 8 Tulit itaque rex duos filios Respha
-14 Feceruntque omnia quæ præceperat rex
22-51 Magnificans salutes regis sui
24- 2 Dixitque rex ad Joab principem exercitus
- 3 Dixitque Joab regi : Adaugeat Dominus
Centuplicet in conspectu domini mei regis
Quid sibi... rex vult in re hujuscemodi
- 4 Obtinuit autem sermo regis verba Joab
Egressusque est Joab... a facie regis
- 9 Numerum descriptionis populi regi
-20 Animadvertit regem et servos ejus transire
-21 Adoravit regem prono vultu in terram
Quid causæ est ut veniat dominus meus rex
-22 Accipiat, et offerat dominus meus rex
-23 Omnia dedit Areüna rex regi : dixitq. Areüna ad regem
-24 Cui respondens rex, ait : Nequaquam
3 *Reg.* 1- 1 Et rex David senuerat, habebatque ætatis
- 2 Quæramus domino nostro regi adolescentulam virginem, et stet coram rege
Et calefaciat dominum nostrum regem.
- 3 Et adduxerunt eam ad regem
- 4 Dormiebatque cum rege, et ministrabat ei, rex vero non cognovit eam
- 9 Vocavit universos fratres suos filios regis, et omnes viros Juda servos regis
-13 Vade, et ingredere ad regem David, et dic ei : Nonne tu, domine mi rex, jurasti
-14 Te loquente cum rege, ego veniam post te
-15 Ingressa est itaque Bethsabee ad regem in cubiculum : rex autem senuerat nimis
-16 Et adoravit regem. Ad quam rex : Quid tibi
-18 Adonias regnat, te, dom. mi rex, ignorante
-19 Et vocavit omnes filios regis
-20 Domine mi rex, in te oculi respiciunt totius
Sedere debeat in solio tuo, domine mi rex
-21 Dormierit dominus meus rex cum patribus
-22 Adhuc illa loquente cum rege, Nathan
-23 Et nuntiaverunt regi, dicentes : AdestNath.
Cumque introisset in conspectu regis
-24 Domine mi rex, tu dixisti : Adonias regnet
-25 Et vocavit universos filios regis
Et dicentibus : Vivat rex Adonias
-27 Numquid a Domino meo rege exivi... verb.
Super thronum domini mei regis post eum
-28 Et respondit rex David, dicens : Vocate
Quæ cum fuisset ingressa coram rege
-29 Juravit rex, et ait : Vivit Dominus
-31 Adoravit regem, dicens : Vivat Dominus
-32 Dixit quoque rex David : Vocate mihi
Qui cum ingressi fuissent coram rege
-34 Et ungat eum... in regem super Israël
Atque dicetis : Vivat rex Salomon
-36 Respondit Banaïas filius Joïadæ, regi
Loquatur Dominus Deus domini mei regis
-37 Fuit Dominus cum domino meo rege
Solium ejus a solio domini mei regis David
-38 Salomonem super mulam regis David
-39 Dixit omnis populus : Vivat rex Salomon
-43 Rex David regem constituit Salomonem
-44 Imposuerunt eum super mulam regis
-45 Unxeruntque eum... regem in Gihon
-47 Ingressi servi regis, benedixerunt domino nostro regi David
Et adoravit rex in lectulo suo
-51 Ecce Adonias timens Salomonem regem
Dicens : Juret mihi rex Salomon hodie
-53 Misit ergo rex Salomon, et eduxit
Et ingressus adoravit regem Salomonem
2-15 Me præposuerat omnis Israël sibi in regem
-17 Et ait ille : Precor ut dicas Salomoni regi
-18 Bene, ego loquar pro te regi
Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonem
Surrexit rex in occursum ejus, adoravitque
-20 Et dixit ei rex : Pete, mater mea
-22 Responditque rex Salomon, et dixit matri
-23 Juravit itaque rex Salomon per Dominum
-25 Misitque rex Salomon per manum Banaïæ
-26 Abiathar quoque sacerdoti dixit rex
-29 Nuntiatumque est regi Salomoni
-30 Et dixit ei : Hæc dixit rex : Egredere
Renuntiavit Banaïas regi sermonem
-31 Dixitque ei rex : Fac sicut locutus est
-35 Et constituit rex Banaïam filium Joïadæ
-36 Misit quoque rex, et vocavit Semei
-38 Dixitque Semeï regi : Bonus sermo, sicut locutus est dominus meus rex

3 *Reg.* 2-39 Ad Achis filium Maacha regem Geth
-44 Dixitque rex ad Semei : Tu nosti o. malum
-45 Rex Salomon benedictus, et thronus David
-46 Jussit itaque rex Banaïæ filio Joïadæ
3- 1 Conjunctus est Pharaoni regi Ægypti
-13 Nemo fuerit similis tui in regibus cunctis
-16 Venerunt duæ mulieres meretrices ad regem
-22 In hunc modum contendebant coram rege
-23 Tunc rex ait : Hæc dicit : Filius meus vivit
-24 Dixit ergo rex : Afferte mihi gladium
Cumque attulissent gladium coram rege
-27 Respondit rex, et ait : Date huic infantem
-28 Audivit itaque omnis Israël judicium quod judicasset rex, et timuerunt regem
4- 1 Erat autem rex Salomon regnans
- 5 Azarias... super eos qui assistebant regi
Zabud filius Nathan sacerdos, amicus regis
- 7 Qui præbebant annonam regi et domui ejus
-19 In terra Sehon regis Amorrhæi, et Og regis Basan
-24 Et cunctos reges illarum regionum
-27 Nutriebantq. eos supradicti regis præfecti
Sed et necessaria mensæ regis Salomonis
-28 Deferebant in locum ubi erat rex
-34 Veniebant... ab universis regibus terræ
5- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri servos suos
Audivit enim quod ipsum unxissent regem
-13 Elegitque rex Salomon operarios
-17 Præcepitq. rex, ut tollerent lapides grandes
6- 2 Domus autem, quam ædificabat rex Salomon
7-13 Misit quoque rex Salomon, et tulit Hiram
-14 Qui cum venisset ad regem Salomonem
-40 Et perfecit omne opus regis Salomonis
-45 Vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni
-46 Fudit ea rex in argillosa terra
8- 1 Congregati sunt... ad regem Salomonem
- 2 Convenitque ad regem Salomonem
- 5 Rex autem Salomon, et omnis multitudo
-14 Convertitque rex faciem suam, et benedixit
-62 Igitur rex, et omnis Israël cum eo immol.
-63 Dedicaverunt templum Dom. rex et filii Isr.
-64 In die illa sanctificavit rex medium atrii
-66 Qui benedicentes regi, profecti sunt
9- 1 Et ædificium regis, et omne quod optaverat
-10 Id est, domum Domini, et domum regis
-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna
-14 Misit quoque Hiram ad regem Salomonem
-15 Summa expens., quam obtulit rex Salomon
-16 Pharao rex Ægypti ascendit, et cepit Gazer
-26 Classem quoque fecit rex Salomon
-28 Detulerunt ad regem Salomonem
10- 2 Venit ad regem Salomonem, et locuta est
- 3 Non fuit sermo, qui regem posset latere
- 6 Dixitque ad regem : Verus est sermo
- 9 Constituit te regem, ut faceres judicium
-10 Dedit ergo regi centum viginti talenta auri
Ea quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra
-13 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba
-15 Et omnes reges Arabiæ, ducesque terræ
-16 Fecit quoque rex Salomon ducenta scuta
-17 Posuitque eas rex in domo saltus Libani
-18 Fecit etiam rex Salomon thronum
-21 Omnia vasa, quibus potabat rex Salomon
-22 Classis regis per mare cum classe Hiram
-23 Magnificatus est ergo rex Salomon super omnes reges terræ
-26 Disposuit eos... cum rege in Jerusalem
-28 Negotiatores enim regis emebant de Coa
-29 In hunc modum cuncti reges Hethæorum
11- 1 Rex autem Salomon adamavit mulieres
-18 Introierunt Ægyptum ad Pharaonem regem
-23 Qui fugerat Adarezer regem Soba
-24 Constituerunt eum regem in Damasco
-26 Levavit manum contra regem
-37 Erisque rex super Israël
-40 In Ægyptum, ad Sesac regem Ægypti
12- 1 Omnis Israel ad constituendum eum regem
- 2 Profugus a facie regis Salomonis
- 6 Iniit consilium rex Roboam cum senioribus
-12 Sicut locutus fuerat rex, dicens
-13 Responditque rex populo dura
-15 Et non acquievit rex populo
-16 Quod noluisset eos audire rex, respondit
-18 Misit ergo rex Roboam Aduram
Porro rex Roboam festinus ascendit curr.
-20 Constituerunt eum regem super omnem Isr.
-23 Ad Roboam filium Salomonis regem Juda
-27 Ad dominum suum Roboam regem Juda
13- 4 Cumque audisset rex sermonem hominis
- 6 Et ait rex ad virum Dei : Deprecare
Et reversa est manus regis ad eum
- 7 Locutus est autem rex ad virum Dei
- 8 Responditque vir Dei ad regem
-11 Et verba quæ locutus fuerat ad regem

3 *Reg.* 14-14 Constituit autem sibi Dominus regem
-19 In libro Verborum dierum regum Israël
-25 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
-27 Pro quibus fecit rex Roboam scuta ærea
Qui excubabant ante ostium domus regis
-28 Ingrederetur rex in domum Domini
-29 In libro Sermonum dierum regum Juda
15- 7 In libro Verborum dierum regum Juda
- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Israël, regnavit Asa rex Juda
-16 Bellum... inter Asa et Baasa regem Israël
-17 Ascendit quoque Baasa rex Israel in Judam
Vel ingredi de parte Asa regis Juda
-18 Ad Benadad filium Tabremon.. regem Syriæ
-19 Quod habes cum Baasa rege Israel
-20 Acquiescens Benadad regi Asa, misit
-22 Rex a. Asa nuntium misit in omnem Judam
-23 In libro Verborum dierum regum Juda
-25 Anno secundo Asa regis Juda
-28 In anno tertio Asa regis Juda, et regnavit
-31 In libro Verborum dierum regum Israël
-32 Bellum inter Asa et Baasa regem Israel
-33 Anno tertio Asa regis Juda, regnavit
16- 5 In libro Verborum dierum regum Israël
- 8 Anno vigesimo sexto Asa regis Juda
-10 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-14 In libro Verborum dierum regum Israel
-15 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-16 Rebellasse Zambri, et occidisse regem
Fecit sibi regem omnis Israel Amri
-20 In libro Verborum dierum regum Israël
-21 Ut constitueret eum regem
-23 Anno trigesimo primo Asa regis Juda
-27 In libro Verborum dierum regum Israël
-29 Anno trigesimo octavo Asa regis Juda
-31 Jezabel, filiam Ethbaal regis Sidoniorum
-33 Irritans Dominum... super omnes reges Isr.
19-15 Unges Hazaël regem super Syriam
-16 Filium Namsi unges regem super Israël
20- 1 Benadad rex Syriæ congregavit omn. exercitum suum, et triginta duos reges secum
- 2 Mittensque nuntium ad Achab regem Israël
- 4 Responditque rex Israel : Juxta verbum tuum, domine mi rex, tuus sum ego
- 7 Vocavit a. rex Israël omnes seniores terræ
- 9 Dicite domino meo regi : Omnia propt. quæ
-11 Et respondens rex Israel, ait : Dicite ei
-12 Bibebat ipse et reges in umbraculis
-13 Propheta unus accedens ad Achab regem
-16 Et reges triginta duo cum eo, qui ad auxil.
-20 Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo
-21 Necnon egressus rex Israel percussit equos
-22 Accedens autem propheta ad regem Israël
Rex Syriæ ascendet contra te
-23 Servi vero regis Syriæ dixer. ei : Dii mont.
-24 Amove reges singulos ab exercitu tuo
-28 Dixit ad regem Israël : Hæc dicit Dominus
-31 Ecce, audivimus quod reges domus Israël clementes sint
Et egrediamur ad regem Israël
-32 Veneruntque ad regem Israël, et dixerunt ei
-38 Abiit ergo propheta, et occurrit regi in via
-39 Cumque rex transisset, clamavit ad regem
-40 Et ait rex Isr. ad eum : Hoc est judicium t.
-41 Et cognovit eum rex Israël, quod esset de prophetis
-43 Reversus est igitur rex Isr. in domum suam
21- 1 Juxta palatium Achab regis Samariæ
-10 Dicant : Benedixit Deum et regem
-13 Benedixit Naboth Deum et regem
-18 Descende in occursum Achab regis Israëlis
22- 2 Descendit Josaphat rex Juda ad regem Isr.
- 3 Dixitque rex Israël ad servos suos : Ignoratis
Negligim. tollere eam de manu regis Syriæ
- 5 Dixitq. Josaphat ad regem Israel : Sicut ego
- 6 Congregavit ergo rex Israël prophetas
Ascende, et dabit eam Dom. in manu regis
- 8 Ait rex Isr. ad Josaphat : Remansit vir unus
Cui Josaphat ait : Ne loquaris ita, rex
- 9 Vocavit ergo rex Isr eunuchum quemdam
-10 Rex a. Israel, et Josaphat rex Juda, sedebant
-12 Et tradet Dominus in manus regis
-13 Sermo. proph. ore uno regi bona prædicant
-15 Venit itaq. ad regem, et ait illi rex : Michæa
-16 Dixit a. rex ad eum : Iterum... adjuro te
-18 Dixit ergo rex Israël ad Josaphat
-20 Quis decipiet Achab regem Israël?
-26 Et ait rex Israel : Tollite Michæam
-27 Hæc dicit rex : Mittite virum ist. in carcer.
-29 Ascendit itaque rex Israël, et Josaphat rex
-30 Dixit itaq. rex Isr. ad Josaphat : Sume arma
Porro rex Israel mutavit habitum suum
-31 Rex a. Syriæ præceperat principib. curruum
Nisi contra regem Israel solum
-32 Suspicati sunt quod ipse esset rex Israël

3 *Reg.* 22-33 Intellexeruntq... quod non esset rex Israël
-34 Et casu percussit regem Isr. inter pulmonem
-35 Et rex Isr. stabat in curru suo contra Syros
-37 Mortuus est a. rex, et perlatus est in Samariam, sepelieruntque regem in Samaria
-39 In libro Sermonum dierum regum Israël
-41 Anno quarto Achab regis Israel
-45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Israël
-46 In libro Verborum dierum regum Juda
-48 Nec erat tunc rex constitutus in Edom
-49 Rex vero Josaphat fecerat classes in mari
-52 Anno septimo decimo Josaphat regis Juda
4 *Reg.* 1- 3 Ascende in occursum nuntior. regis Samar.
- 6 Ite, et revertimini ad regem qui misit vos
- 9 Ait : Homo Dei, rex præcepit ut descendas
-11 Homo Dei, hæc dicit rex : Festina, descende
-15 Surrexit igit., et descendit cum eo ad regem
-17 Anno secundo Jor. filii Josaphat regis Judæ
-18 In libro Sermonum dierum regum Israël
3- 1 Anno decimo octavo Josaphat regis Judæ
- 4 Mesa rex Moab nutriebat pecora multa, et solvebat regi Israël centum millia agnor.
- 5 Prævaricatus est fœdus, quod habebat cum rege Israël
- 7 Misitque ad Josaphat regem Juda, dicens : Rex Moab recessit a me
- 9 Perrexerunt igitur rex Israël et rex Juda et rex Edom
-10 Dixitque rex Israël : Heu, heu, heu, congregavit nos Dominus tres reges
-11 Et respondit unus de servis regis Israël
-12 Descenditque ad eum rex Israel, et Josaphat rex Juda, et rex Edom
-13 Dixit autem Eliseus ad regem Israël
Et ait illi rex Israel : Quare congregavit Dominus tres reges hos ?
-14 Si non vultum Josaphat regis Judæ erubesc.
-21 Quod ascendissent reges ut pugnarent
-23 Pugnaver. reges contra se, et cæsi s. mutuo
-26 Quod cum vidisset rex Moab, prævaluisse
Ut irrumperent ad regem Edom
4-13 Et vis ut loquar regi, sive principi militiæ
5- 1 Naaman princeps militiæ regis Syriæ
- 5 Dixitque ei rex Syriæ : Vade, et mittam litteras ad regem Israël
- 6 Detulit litteras ad regem Israël in hæc verba
- 7 Cumque legisset rex Israël litteras, scidit
- 8 Scidisse videlicet regem Israël vestimenta s.
6- 8 Rex autem Syriæ pugnabat contra Israël
- 9 Misit itaque vir Dei ad regem Israël
-10 Misit itaq. rex Israël ad locum quem dixerat
-11 Conturbatumque est cor regis Syriæ
Quis proditor mei sit apud regem Israël
-12 Nequaquam, domine mi rex, sed Eliseus propheta... indicat regi Isr. omnia verba
-21 Dixitq. rex Isr. ad Eliseum, cum vidisset eos
-24 Congregavit Benadad rex Syriæ universum
-26 Cumque rex Israël transiret per murum
Dicens : Salva me, domine mi rex
-27 Dixitque ad eam rex : Quid tibi vis ?
-30 Quod cum audisset rex, scidit vestimenta s.
-31 Et ait rex : Hæc mihi faciat Deus
7- 2 Super cujus manum rex incumbebat
- 6 Mercede conduxit adversum nos rex Israël reges Hethæorum et Ægyptiorum
- 9 Venite, eamus, et nuntiemus in aula regis
-11 Et nuntiaverunt in palatio regis intrinsecus
-14 Misitque rex in castra Syrorum, dicens
-15 Reversique nuntii indicaverunt regi
-17 Porro rex ducem illum.. constituit ad port.
Quando descenderat rex ad eum
-18 Secundum serm. viri Dei, quem dixerat regi
8- 3 Et egressa est ut interpellaret regem
- 4 Rex a. loquebatur cum Giezi puero viri Dei
- 5 Cumque ille narraret regi quomodo mort.
Clamans ad regem pro domo sua
Dixitque Giezi : Do. mi rex, hæc est mulier
- 6 Et interrogavit rex mulier. : quæ narravit ei
Deditque ei rex eunuchum unum
- 7 Benadad rex Syriæ ægrotabat
- 8 Et ait rex ad Hazaël : Tolle tecum munera
- 9 Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te
-13 Ostendit mihi Dom. te regem Syriæ fore
-16 Anno quinto Joram filii Achab regis Israël, et Josaphat regis Juda, regnavit Joram filius Josaphat rex Juda
-18 Ambulavitque in viis regum Israël
-20 Ne esset sub Juda, et constituit sibi regem
-23 In libro Verborum dierum regum Juda
-25 Anno duodecimo Joram filii Achab regis Is.
Regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ
-26 Athalia filia Amri regis Israël
-28 Ad præliandum contra Hazaël regem Syriæ
-29 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
Ochozias filius Joram rex Juda

4 *Reg.* 9- 3 Unxi te regem super Israël
- 6 Unxi te regem super populum Dom. Israël
-12 Unxi te regem super Israël
-14 Et omnis Israël contra Hazaël regem Syriæ
-15 Præliantem contra Hazael regem Syriæ
-16 Et Ochozias rex Juda descenderat
-18 Hæc dicit rex : Pacata-ne sunt omnia ?
-19 Hæc dicit rex : Numquid pax est ?
-21 Egres. est Jor. rex Isr., et Ochozias rex Juda
-27 Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit
-34 Et sepelite eam : quia filia regis est
10- 4 Ecce duo reg. non potuerunt stare coram eo
- 5 Nec constituemus nobis regem
- 6 Porro filii regis, septuaginta viri
- 7 Tulerunt filios regis, et occiderunt septuag.
- 8 Dicens : Attulerunt capita filiorum regis
-13 Invenit fratres Ochoziæ regis Juda
Et descendimus ad salutandos filios regis
-34 Scripta s. in libro Verbor. dierum regum Is.
11- 2 Tollens autem Josaba filia regis Joram
Furata est eum de medio filiorum regis
- 4 Adjurans eos... ostendit eis filium regis
- 6 Et observet excubias domus regis
- 7 Custodiant excubias domus Do. circa regem
- 8 Eritisque cum rege introeunte et egrediente
-10 Dedit eis hastas, et arma regis David
-11 Steterunt singuli... circum regem
-12 Produxitque filium regis, et posuit
Feceruntque eum regem, et unxerunt : et plaudentes manu, dixerunt : Vivat rex
-14 Vidit regem stantem super tribunal
-17 Fœdus inter Dominum et inter regem
Et inter regem et populum
-19 Deduxeruntque regem de domo Domini
Et sedit super thronum regum
-20 Athalia a. occisa est gladio in domo regis
12- 6 Ad vigesimum tertium annum regis Joas
- 7 Vocavitque rex Joas Joïadam pontificem
-10 Ascendebat scriba regis, et pontifex
-17 Tunc ascendit Hazaël rex Syriæ
-18 Tulit Joas rex Juda omnia sanctificata
Joram et Ochozias, patres ejus reges Juda
Argentum, quod inveniri potuit... in palatio regis : misitque Hazaëli regi Syriæ
-19 In libro Verborum dierum regum Juda
13- 1 Joas filii Ochoziæ regis Juda, regnavit
- 3 Tradidit eos in manu Hazaël regis Syriæ
- 4 Quia attriverat eos rex Syriæ
- 5 Et liberatus est de manu regis Syriæ
- 7 Interfecerat enim eos rex Syriæ
- 8 In libro Sermonum dierum regum Israël
-10 Anno trigesimo septimo Joas regis Juda
-12 Pugnaverit contra Amasiam regem Juda
In libro Sermonum dierum regum Israël
-13 Sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-14 Descenditque ad eum Joas rex Israël
-16 Dixit ad regem Israël : Pone manum
Superposuit Eliseus manus suas manibus regis
-22 Igitur Hazaël rex Syriæ afflixit Israël
-24 Mortuus est autem Hazael rex Syriæ
14- 1 Anno secundo Joas filii Joachaz regis Israël, regnavit Amasias filius Joas regis Juda
- 5 Qui interfecerant regem patrem suum
- 8 Filium Joachaz filii Jehu regis Israël
- 9 Remisitque Joas rex Israël ad Amasiam regem Juda, dicens
-11 Ascenditque Joas rex Israël, et viderunt se, ipse et Amasias rex Juda
-13 Amasiam vero regem Juda, filium Joas filii Ochoziæ, cepit Joas rex Israël
-14 Quæ inventa sunt... in thesauris regis
-15 Qua pugnavit contra Amasiam regem Juda
In libro Sermonum dierum regum Israël
-16 Sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-17 Vixit autem Amasias filius Joas, rex Juda
Mortuus est Joas filius Joachaz regis Israël
-18 In libro Sermonum dierum regum Juda
-21 Et constituerunt eum regem pro patre
-22 Postquam dormivit rex cum patribus suis
-23 Amasiæ filii Joas regis Juda, regnavit Jeroboam filius Joas regis Israël
-28 In libro Sermonum dierum regum Israël
-29 Jeroboam cum patribus suis regibus Israël
15- 1 Anno vigesimo sept. Jerob. regis Israël, regnavit Azarias, filius Amasiæ regis Juda
- 5 Percussit autem Dominus regem
Joathan vero filius regis gubernabat palat.
- 6 In libro Verborum dierum regum Juda
- 8 Anno trigesimo octavo Azariæ regis Juda
-11 In libro Sermonum dierum regum Israel
-13 Trigesimo nono anno Azariæ regis Juda
-15 In libro Sermonum dierum regum Israël
-17 Anno trigesimo nono Azariæ regis Juda
-19 Veniebat Phul rex Assyriorum in terram

4 *Reg.* 15-20 Ut daret regi Assyrior. quinquaginta siclos
Reversusque est rex Assyriorum
-21 In libro Sermonum dierum regum Israël
-23 Anno quinquagesimo Azariæ regis Juda
-26 In libro Sermonum dierum regum Israël
-27 Quinquagesimo secundo Azariæ regis Juda
-29 In diebus Phacee regis Israël venit Theglathphalasar rex Assur
-31 In libro Sermonum dierum regum Israël
-32 Phacee filii Romeliæ regis Israël, regnavit Joatham filius Oziæ regis Juda
-36 In libro Verborum dierum regum Juda
-37 Mittere in Judam Rasin regem Syriæ
16- 1 Regnavit Achaz filius Joatham regis Juda
- 3 Sed ambulavit in via regum Israël
- 5 Tunc ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee filius Romeliæ rex Israël
- 6 Restituit Rasin rex Syriæ Aïlam Syriæ
- 7 Nuntios ad Theglathphal. regem Assyrior.
Salvum me fac de manu regis Syriæ, et de manu regis Israël
- 8 Et in thesauris regis, misit regi Assyriorum munera
- 9 Ascendit e. rex Assyriorum in Damascum
-10 Perrexitque rex Achaz in occursum Theglathphalasar regi Assyriorum
Misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem
-11 Quæ præceperat rex Achaz de Damasco
Donec veniret rex Achaz de Damasco
-12 Cumque venisset rex de Damasco
-15 Præcepit quoque rex Achaz Uriæ sacerd.
Holocaustum regis, et sacrificium ejus
-16 Juxta omnia quæ præceperat rex Achaz
-17 Tulit autem rex Achaz cælatas bases
-18 Ingressum regis exterius convertit in templum Domini, propter regem Assyriorum
-19 In libro Sermonum dierum regum Juda
17- 1 Anno duodecimo Achaz regis Juda
- 2 Non sicut reges Isr., qui ante eum fuerant
- 3 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum
- 4 Cumq. deprehendisset rex Assyriorum Osee
Misisset nuntios ad Sua regem Ægypti, ne præstaret tributa regi Assyriorum
- 6 Cepit rex Assyriorum Samariam
- 7 De manu Pharaonis regis Ægypti
- 8 In conspectu filiorum Israel et regum Isr.
-21 Et constituerunt sibi regem Jeroboam
-24 Adduxit autem rex Assyriorum de Babylone
-26 Nuntiatumque est regi Assyriorum
-27 Præcepit autem rex Assyriorum, dicens
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israël, regnavit Ezechias filius Achaz regis Juda
- 5 Non fuit similis ei de cunctis regibus Juda
- 7 Rebellavit quoque contra regem Assyrior.
- 9 Anno quarto regis Ezechiæ, qui erat annus septimus Osee filii Ela regis Israël, ascendit Salmanasar rex Assyriorum
-10 Id est, nono anno Osee regis Israël
-11 Et transtulit rex Assyriorum Israël
-13 Anno quarto decimo regis Ezechiæ, ascendit Sennacherib rex Assyriorum
-14 Tunc misit Ezechias rex Juda nuntios ad regem Assyriorum in Lachis
Indixit itaque rex Assyriorum Ezechiæ regi Judæ trecenta talenta
-15 In domo Domini, et in thesauris regis
-16 Et dedit eas regi Assyriorum
-17 Misit autem rex Assyriorum Tharthan
Ad regem Ezechiam, cum manu valida
-18 Vocaveruntque regem : egressus est
-19 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
-21 Sic est Pharao rex Ægypti omnibus
-23 Ad dominum meum regem Assyriorum
-28 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-29 Hæc dicit rex : Non vos seducat Ezechias
-30 Civitas hæc in manu regis Assyriorum
-31 Hæc enim dicit rex Assyriorum : Facite
-33 Terram suam de manu regis Assyriorum
-36 Si quidem præceptum regis acceperant
19- 1 Quæ cum audisset Ezechias rex, scidit
- 4 Rabsacis, quem misit rex Assyriorum
- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ
- 6 Blasphemaverunt pueri regis Assyriorum
- 8 Invenit regem Assyriorum expugnantem
- 9 Audisset de Tharaca rege Æthiopiæ
-10 Hæc dicite Ezechiæ regi Juda
Non tradetur Jerus. in manus regis Assyr.
-11 Audisti quæ fecerunt reges Assyriorum
-13 Ubi est rex Emath, et rex Arphad, et rex civitatis Sepharvaïm
-15 Tu es Deus solus regum omnium terræ
-17 Dissipaverunt reges Assyriorum gentes
-20 Deprecatus es me super Sennacherib rege
-32 Hæc dicit Dominus de rege Assyriorum
-36 Reversus est Sennacherib rex Assyriorum

4 *Reg.* 20- 6 De manu regis Assyriorum liberabo te
-12 Baladan, filius Baladan, rex Babyloniorum
-14 Isaïas propheta ad regem Ezechiam
-18 Erunt ennuchi in palatio regis Babylonis
-20 In libro Sermonum dierum regum Juda
21- 3 Fecit lucos, sicut fecerat Achab rex Israël
-11 Fecit Manasses rex Juda abominationes
-17 In libro Sermonum dierum regum Juda
-23 Interfecerunt regem in domo sua
-24 Conjuraverant contra regem Amon : et constituerunt sibi regem Josiam
-25 In libro Sermonum dierum regum Juda
22- 3 Anno autem octavo decimo regis Josiæ, misit rex Saphan filium Aslia
- 9 Venit quoque Saphan scriba ad regem
-10 Narravit quoque Saphan scriba regi
Quem cum legisset Saphan coram rege
-11 Et audisset rex verba libri legis Domini
-12 Præcepit... Asaïæ servo regis, dicens
-16 Omnia verba legis, quæ legit rex Juda
-18 Regi a. Juda, qui misit vos ut consul.
23- 1 Et renuntiaverunt regi quod dixerat
- 2 Ascenditque rex templum Domini
- 3 Stetitque rex super gradum : et fœdus
- 4 Et præcepit rex Helciæ pontifici
- 5 Aruspices quos posuerant reges Juda
-11 Equos, quos dederant reges Judæ
-12 Altaria... quæ fecerant reges Juda
Destruxit rex : et cucurrit inde
-13 Excelsa... quæ ædificaverat Salomon rex Israël Astaroth idolo... polluit rex
-19 Omnia fana... quæ fecerant reges Israël
-22 Om. dierum regum Israël, et regum Juda
-23 In octavo decimo anno regis Josiæ
-25 Similis illi non fuit ante eum rex
-28 In libro Verborum dierum regum Juda
-29 Rex Ægypti, contra regem Assyriorum
Et abiit Josias rex in occursum ejus
-30 Constituerunt eum regem pro patre suo
-34 Regemque constituit Pharao Nechao
24- 1 Ascendit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 5 In libro Sermonum dierum regum Juda
- 7 Et ultra non addidit rex Ægypti
Tulerat enim rex Babylonis a rivo Ægypti
Omnia quæ fuerant regis Ægypti
-10 Servi Nabuchodonosor regis Babylonis
-11 Venitque... rex Babylonis ad civitatem
-12 Egressusque est Joachin rex Juda ad regem Babylonis, ipse et mater
Et suscepit eum rex Babylonis
-13 Quæ fecerat Salomon rex Israël in templo
-15 Transtulit... matrem regis et uxores regis
-16 Duxitque eos rex Babylonis captivos
-20 Recessitque Sedecias a rege Babylonis
25- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 2 Ad undecimum annum regis Sedeciæ
- 4 Inter duplicem murum ad hortum regis
- 5 Persecutus est exercitus Chaldæorum regem
- 6 Apprehensum ergo regem duxerunt ad regem Babylonis in Reblatha
- 8 Annus nonus decimus regis Babylonis
Nabuzardan... servus regis Babylonis
- 9 Succendit domum Domini et domum regis
-11 Qui transfugerant ad regem Babylonis
-19 De his qui steterant coram rege
-21 Percussitque eos rex Babylonis
-22 Dimiserat Nabuchodonosor rex Babylonis
-23 Constituisset rex Babylonis Godoliam
-24 Manete in terra, et servite regi Babylonis
-27 Anno...transmigrationis Joachin regis Juda
Sublevavit Evilmerodach rex Babylonis... caput Joachin regis Juda de carcere
-28 Posuit thronum ejus super thronum regum
-30 Et dabatur ei a rege per singulos dies
1 *Par.* 1-43 Isti sunt reges, qui imperaverunt
Antequam esset rex super filios Israël
-51 Duces pro regibus in Edom esse cœperunt
3- 2 Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur
4-23 Apud regem in operibus ejus
-31 Civitates eorum usque ad regem David
-41 In diebus Ezechiæ regis Juda
5- 6 Duxit Thelgathphalnasar rex Assyriorum
-17 Numerati sunt in diebus Joathan regis Juda, et in diebus Jeroboam regis Israel
-26 Suscitavit..spiritum Phul regis Assyriorum, et spiritum Thelgathphalnasar regis Assur
9- 1 Scripta est in libro Regum Israël et Juda
-18 In porta regis ad Orientem, observabant
11- 3 Majores natu Israël ad regem in Hebron
Unxeruntque eum regem super Israël
-10 Qui adjuverunt eum ut rex fieret
12-31 Venerunt ut constituerent regem David
-38 In Hebron, ut constituerent regem David
Uno corde erant, ut rex fieret David
14- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios

1 *Par.* 14- 2 Confirmasset eum Dominus in regem
- 8 Eo quod unctus esset David in regem
15-29 Vidit regem David saltantem atq. ludentem
16-21 Sed increpavit pro eis reges
17-16 Cumque venisset rex David, et sedisset
18- 3 Adarezer regem Soba regionis Hemath
- 5 Auxilium præberet Adarezer regi Soba
- 9 Quod cum audisset Thou rex Hemath
Omnem exercitum Adarezer regis Soba
-10 Misit Adoram filium suum ad regem David
-11 Vasa aurea et arg..consecravit David rex Do.
-17 Porro filii David, primi ad manum regis
19- 1 Ut moreretur Naas rex filiorum Ammon
- 7 Conduxeruntque... et regem Maacha
- 9 Reges autem, qui ad auxilium ejus venerant
20- 1 Tempore, quo solent reges ad bella proced.
21- 3 Nonne, domine mi rex, omn. servi tui sunt?
- 4 Sed sermo regis magis prævaluit
- 6 Invitus exequeretur regis imperium
-23 Faciat dom. meus rex quodcumque ei placet
-24 Dixitque ei rex David : Nequaquam ita fiet
23- 1 Regem constituit Salomonem filium suum
24- 6 Coram rege, et principibus, et Sadoc sacerd.
-31 Coram David rege, et Sadoc, et Abimelech
25- 2 Sub manu Asaph prophetantis juxta regem
- 5 Filii Heman Videntis regis in sermonib. D.
- 6 In ministeria domus Domini juxta regem
26-26 Quæ sanctificavit David rex, et principes
-30 In cunctis oper. Do., et in ministerium regis
-32 Præposuit autem eos David rex Rubenitis
In omne ministerium Dei et regis
27- 1 Et præfecti, qui ministrabant regi
-24 Non est relatus in fastos regis David
-25 Super thesauros autem regis fuit Azmoth
-31 Omnes hi, principes substantiæ regis David
-32 Ipse et Jahiel... erant cum filiis regis
-33 Achitophel etiam consiliarius regis, et Chusaï Arachites amicus regis
-34 Princeps autem exercitus regis erat Joab
28- 1 Et præpositos turm., qui ministrabant regi
Præerant substantiæ et possessionibus regis
- 2 Cumque surrexisset rex, et stetisset, ait
- 4 Ut essem rex super Israël in sempiternum
Placuit ei ut me eligeret regem
29- 1 Locutusq. est David rex ad omnem ecclesiam
- 6 Et principes possessionum regis
- 9 Sed et David rex lætatus est gaudio magno
-20 Et adoraverunt Deum, et deinde regem
-23 Seditque Salomon super solium... in regem
-24 Et cuncti filii regis David dederunt manum, et subjecti fuerunt Salomoni regi
-25 Qualem nullus habuit ante eum rex Israël
-29 Gesta aut. David regis priora et novissima
2 *Par.* 1- 8 Et constituisti me regem pro eo
- 9 Tu enim me fecisti regem super populum t.
-11 Super quem constitui te regem
-12 Ita ut nullus in regibus... fuerit similis tui
-14 Et fecit eos esse... cum rege in Jerusalem
-15 Præbuitque rex argentum et aurum in Jer.
-16 Adducebantur ei equi... a negotiator. regis
-17 A regibus Syriæ, emptio celebrabatur
2- 3 Misit quoque ad Hiram regem Tyri
-11 Dixit autem Hiram rex Tyri per litteras
-12 Qui dedit David regi filium sapientem
4-11 Et complevit omne opus regis in domo Dei
-17 In regione Jordanis fudit ea rex in argillosa
5- 3 Venerunt itaq. ad regem omnes viri Israël
- 6 Rex autem Salomon, et universus cœtus Isr.
6- 3 Et convertit rex faciem suam
7- 4 Rex autem et omnis populus, immolabant
- 5 Mactavit igitur rex Salomon hostias
Dedicavit domum Dei rex, et univ. populus
- 6 Quæ fecit David rex ad laudandum Domin.
-11 Domum Domini, et domum regis
8- 9 Non posuit ut servirent operibus regis
-10 Principes exercitus regis Salomonis fuerunt
-11 Dixit enim rex : Non habitabit uxor mea in domo David regis Israël
-15 Nec prætergressi sunt de mandatis regis
-18 Et attulerunt ad regem Salomonem
9- 5 Dixitque ad regem : Verus est sermo
- 8 Qui voluit te ordinare super thronum suum, regem Domini Dei tui
Idcirco posuit te super eum regem
- 9 Dedit autem regi centum viginti talenta auri
Quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-11 De quibus fecit rex... gradus in domo Dom.
-12 Rex a. Salomon dedit reginæ Saba cuncta
-14 Omnesque reges Arabiæ, et satrapæ terrar.
-15 Fecit igitur rex Salomon ducentas hastas
-16 Posuitque ea rex in armamentario
-17 Fecit quoque rex solium eburneum grande
-20 Omnia quoq. vasa convivii regis erant aurea
-21 Si quidem naves regis ibant in Tharsis
-22 Magnificatus est igit. Salomon sup. o. reges

2 *Par.* 9-23 Omnesque reges terrarum desiderabant
-25 Et ubi erat rex in Jerusalem
-26 Exercuit...potestatem super cunctos reges
10- 1 Convenerat ut constituerent eum regem
-13 Responditque rex dura, derelicto consilio
-16 Rege duriora dicente, sic locutus est
-18 Misitque rex Roboam Aduram
Rex Roboam currum festinavit ascendere
11- 3 Ad Roboam filium Salomonis regem Juda
-22 Ipsum enim regem facere cogitabat
12- 2 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
- 6 Principes Israël et rex dixerunt : Justus
- 9 Recessit itaque Sesac rex Ægypti
Thesauris domus Domini, et domus regis
-10 Pro quibus fecit rex æneos, et tradidit
-11 Cumque introiret rex domum Domini
-13 Confortatus est ergo rex Roboam
13- 1 Anno octavo decimo regis Jeroboam
15-16 Matrem Asa regis ex augusto deposuit
16- 1 Ascendit Baasa rex Israël in Judam
- 2 Argentum et aurum... de thesauris regis, misitque ad Benadad regem Syriæ
- 3 Fœdere quod habes cum Baasa rege Israël
- 6 Asa rex assumpsit universum Judam
- 7 Venit Hanani propheta ad Asa regem Juda
Quia habuisti fiduciam in rege Syriæ
Evasit Syriæ regis exercitus de manu tua
-11 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
17-19 Hi omnes erant ad manum regis
18- 3 Dixitque Achab rex Israël ad Josaphat regem Juda
- 4 Dixitque Josaphat ad regem Israël
- 5 Congregavit igitur rex Israël prophetarum
Et tradet Deus in manu regis
- 7 Ait rex Israël ad Josaphat : Est vir unus
Ne loquaris, rex, hoc modo
- 8 Vocavit ergo rex Israël unum de eunuchis
- 9 Porro rex Israël, et Josaphat rex Juda
-11 Et tradet eos Dominus in manu regis
-12 Uno ore bona regi annuntiant
-14 Venit ergo ad regem. Cui rex ait : Michæa
-15 Dixitque rex : Iterum atq. iterum te adjuro
-17 Ait rex Israël ad Josaphat : Nonne
-19 Quis decipiet Achab regem Israël
-25 Præcepit autem rex Israël, dicens
-26 Hæc dicit rex : Mittite hunc in carcerem
-28 Ascenderunt rex Isr., et Josaphat rex Juda
-29 Dixitque rex Israël ad Josaphat
-30 Rex autem Syriæ præceperat ducibus
Nisi contra solum regem Israël
-31 Dixerunt : Rex Israël est iste
-32 Quod non esset rex Israël, reliquerunt eum
-33 Percuteret regem Israël inter cervicem
-34 Porro rex Israël stabat in curru suo
19- 1 Reversus est autem Josaphat rex Juda
-11 Quæ ad regis officium pertinent
20-15 Qui habitatis Jerusalem, et tu rex Josaph.
-34 Quæ digessit in libros Regum Israël
-35 Josaphat rex Juda cum Ochozia rege Israël
21- 2 Omnes hi, filii Josaphat regis Juda
- 6 Ambulavitque in viis regum Israël
- 8 Ne esset subd. Judæ, et constituit sibi regem
-12 Non ambulasti... in viis Asa regis Juda
-13 Sed incessisti per iter regum Israël
-17 Substantiam, quæ inventa est in domo regis
-20 Verumtamen non in sepulcro regum
22- 1 Filium ejus minimum, regem pro eo
Regnavitq. Ochozias filius Joram regis Juda
- 5 Perrexit cum Joram filio Achab rege Israël, in bellum contra Hazaël regem Syriæ
- 6 Ochozias filius Joram, rex Juda, descendit
-11 Porro Josabeth filia regis tulit Joas
Furata est eum de medio filiorum regis
Erat filia regis Joram, uxor Joïadæ
23- 3 Pactum in domo Dei cum rege : dixitque ad eos Joïada : Ecce, filius regis regnabit
- 5 Tertia vero pars ad domum regis
- 7 Levitæ autem circumdent regem
Sintque cum rege et intrante et egrediente
- 9 Peltas regis David, quas consecraverat
-10 Coram altari et templo, per circuitum regis
-11 Eduxerunt filium regis, et imposuerunt
Et constituerunt eum regem
Atque dixerunt : Vivat rex
-12 Currentium atque laudantium regem
-13 Cumque vidisset regem stantem
-15 Intrasset portam Equorum domus regis
-16 Fœdus inter se... et regem
-20 Fecerunt descendere regem de domo Domini, et introire... in domum regis
24- 6 Vocavitque rex Joïadam principem
- 8 Præcepit ergo rex, et fecerunt arcam
-11 Ut deferrent arcam coram rege
Ingrediebatur scriba regis
-12 Quam dederunt rex et Joïada his

2 *Par.* 24-14 Detulerunt coram rege et Joïada reliquam
-16 Sepelieruntque eum... cum regibus
-17 Et adoraverunt regem, qui delinitus obseq.
-21 Miserunt lapides juxta regis imperium
-22 Non est recordatus Joas rex misericordiæ
-23 Prædam miserunt regi in Damascum
-25 Sed non in sepulcris regum
-27 Scripta sunt diligentius in libro Regum
25- 3 Qui occiderant regem patrem suum
- 7 O rex, ne egrediatur tecum exercitus
-16 Num consiliarius regis es? quiesce
-17 Amasias rex Juda, inito pessimo consilio
Misit ad Joas... regem Israël, dicens
-21 Ascendit igitur Joas rex Israël
Amasias a. rex Juda erat in Bethsames
-23 Amasiam regem Juda, filium Joas filii Joachaz, cepit Joas rex Israël
-25 Vixit autem Amasias filius Joas rex Juda
Mortuus est Joas filius Joachaz rex Israël
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
26- 1 Constituit regem pro Amasia patre suo
- 2 Postquam dormivit rex cum patribus suis
-11 Hananiæ, qui erat de ducibus regis
-13 Pro rege contra adversarios dimicabant
-18 Restiterunt regi, atque dixerunt
-21 Fuit igitur Ozias rex leprosus usque ad diem
Porro Joatham filius ejus rexit domum regis
27- 5 Pugnavit contra regem filiorum Ammon
- 7 Scripta sunt in libro Regum Israël et Juda
28- 2 Sed ambulavit in viis regum Israël
- 5 Tradiditq. eum Dom... in manu regis Syriæ
Manibus quoque regis Israël traditus est
- 7 Occidit Zechri... Maasiam filium regis
Elcanam quoque secundum a rege
-16 Misit rex Achaz ad regem Assyriorum
-19 Propter Achaz regem Juda
-20 Adduxitque...regem Assyriorum
-21 Spoliata.. domo regum ac principum, dedit regi Assyriorum munera
-22 Auxit contempt... ipse per se rex Achaz
-23 Dii regum Syriæ auxiliantur eis
-27 Neque enim... in sepulcra regum Israël
29-15 Et ingressi sunt juxta mandatum regis
-18 Ingressi quoque sunt ad Ezechiam regem
-19 Quam polluerat rex Achaz in regno suo
-20 Consurgensque diluculo Ezechias rex
-23 Coram rege et universa multitudine
-24 Præceperat rex ut holocaustum fieret
-25 Secundum dispositionem David regis
-27 Quæ David rex Israël præparaverat
-29 Incurvatus est rex, et omnes qui erant
30- 2 Inito ergo consilio regis et principum
- 4 Placuitque sermo regi et omni multitudini
- 6 Cursores cum epistolis ex regis imperio
Juxta id, quod rex jusserat, prædicantes
Quæ effugerunt manum regis Assyriorum
-12 Ut facerent juxta præceptum regis
-24 Ezechias enim rex Juda præbuerat
-26 A diebus Salomonis filii David regis Israël
31- 3 Pars autem regis erat, ut de propria
-13 Ex imperio Ezechiæ regis et Azariæ
32- 1 Venit Sennacherib rex Assyriorum
- 4 Dicentes : Ne veniant reges Assyriorum
- 7 Nec paveatis regem Assyriorum
- 8 Hujuscemodi verbis Ezechiæ regis Juda
- 9 Misit Sennacherib rex Assyriorum servos
Ad Ezechiam regem Juda, et ad omnem
-10 Hæc dicit Sennacherib rex Assyriorum
-11 Liberet vos de manu regis Assyriorum
-20 Oraverunt igitur Ezechias rex et Isaïas
-21 Principem exercitus regis Assyriorum
-22 De manu Sennacherib regis Assyriorum
-23 Et munera Ezechiæ regi Juda
-32 Et in libro Regum Juda et Israël
33-11 Principes exercitus regis Assyriorum
-18 Continentur in sermonibus regum Israël
-25 Constituit regem Josiam filium ejus
34-11 Domorum, quas destruxerant reges Juda
-16 Intulit volumen ad regem, et nuntiavit
-18 Quem cum rege præsente recitasset
-20 Præcepit... et Asaæ servo regis, dicens
-22 Et hi, qui simul a rege missi fuerant
-24 Quem legerunt coram rege Juda
-26 Ad regem autem Juda, qui misit vos
-28 Retulerunt itaque regi cuncta quæ dixerat
-30 Legit rex omnia verba voluminis
35- 3 Quod ædificavit Salom. filius David rex Isr.
- 4 Sicut præcepit David rex Israël
- 7 Hæc de regis universa substantia
-10 Levitæ q. in turmis, juxta regis imperium
-15 Et Heman et Idithun prophetarum regis
-16 Juxta præceptum regis Josiæ
-18 Nec quisquam de cunctis regibus Israël fecit
-20 Ascendit Nechao rex Ægypti ad pugnandum
-21 Ait : Quid mihi et tibi est, rex Juda?

2 *Par.* 35-27 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
36- 1 Et constituit regem pro patre suo in Jerus.
- 3 Amovit autem eum rex Ægypti
- 4 Constituitque pro eo regem, Eliakim fratr.
- 6 Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex
- 8 Continentur in libro Regum Juda et Israël
-10 Misit Nabuchodonosor rex, qui adduxerunt
Regem vero constituit Sedeciam patruum
-13 A rege quoque Nabuchodonosor recessit
-17 Adduxit enim super eos regem Chaldæorum
-18 Et thesauros templi, et regis, et principum
-20 Ductus in Babylonem, servivit regi et filiis
Donec imperaret rex Persarum
-22 Anno autem primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Do. spiritum Cyri regis Persarum
-23 Hæc dicit Cyrus rex Persarum : Om. regna
1 *Esdr.* 1- 1 In anno primo Cyri regis Persarum
Suscitavit Do. spiritum Cyri regis Persarum
- 2 Hæc dicit Cyrus rex Persarum : Omnia
- 7 Rex quoque Cyrus protulit vasa templi Do.
- 8 Protulit autem ea Cyrus rex Persarum
2- 1 Quam transtulerat Nabuch. rex Babylonis
3- 7 Juxta quod præceperat Cyrus rex Persarum
-10 Per manus David regis Israël
4- 2 A diebus Asor-Haddan regis Assur
- 3 Sicut præcepit nobis Cyrus rex Persarum
- 5 Omnibus diebus Cyri regis Persarum
Et usque ad regnum Darii regis Persarum
- 7 Scripsit... ad Artaxerxem regem Persarum
- 8 Scripserunt epistolam... Artaxerxi regi
-11 Artaxerxi regi, servi tui... salutem dicunt
-12 Notum sit regi, quia Judæi... venerunt
-13 Nunc igitur notum sit regi
Et usque ad reges hæc noxa perveniet
-14 Et quia læsiones regis videre nefas ducimus
Idcirco misimus et nuntiavimus regi
-15 Urbs rebellis est, et nocens regibus et prov.
-16 Nuntiamus nos regi, quoniam si civitas illa ædificata fuerit
-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
-19 A diebus antiquis adversum reges rebellat
-20 Nam et reges fortissimi fuerunt in Jerus.
-22 Et paulatim crescat malum contra reges
-23 Exemplum edicti Artaxerxis regis lectum est
-24 Usq. ad annum secundum regni Darii regis
5- 6 Exemplar epistolæ quam misit Thathanaï... ad Darium regem
- 7 Sic scriptus erat : Dario regi pax omnis
- 8 Notum sit regi, isse nos ad Judæam provinc.
-11 Quodque rex Israël magnus ædificaverat
-12 In manus Nabuchodonosor regis Babylonis
-13 Anno autem primo Cyri regis Babylonis, Cyrus rex proposuit edictum
-14 Protulit Cyrus rex de templo Babylonis
-17 Si videtur regi bonum, recenseat in bibliotheca regis, quæ est in Babylone, utrumnam a Cyro rege jussum fuerit ut ædificaretur domus Dei
Voluntatem regis super hac re mittat ad nos
6- 1 Tunc Darius rex præcepit
- 3 Anno primo Cyri regis, Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur
- 4 Sumptus autem de domo regis dabuntur
- 8 Ut ædificetur domus Dei, scilicet ut de arca regis... sumptus dentur
-10 Orentque pro vita regis et filiorum ejus
-13 Secundum quod præceperat Darius rex
-14 Et jubente Cyro, et Dario... regibus Persar.
-15 Qui est annus sextus regni Darii regis
-22 Et converterat cor regis Assur ad eos
7- 1 In regno Artaxerxis regis Persarum
- 6 Et dedit ei rex, secundum manum Do. Dei
- 7 Anno septimo Artaxerxis regis
- 8 Mense quinto, ipse est annus septimus regis
-11 Quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti
-12 Artaxerxes rex regum Esdræ sacerdoti
-14 A facie enim regis... missus es
-15 Aurum, quod rex et consiliatores ejus...
-20 Dabitur de thesauro et de fisco regis
-21 Ego Artaxerxes rex, statui atque decrevi
-23 Ne forte irascatur contra regnum regis
-26 Qui non fecerit legem Dei tui et legem regis
-27 Qui dedit hoc in corde regis
-28 Inclinavit misericordiam suam coram rege
Universis principibus regis potentibus
8- 1 In regno Artaxerxis regis de Babylone
-22 Erubui enim petere a rege auxilium
Quia dixeramus regi : Manus Dei nostri
-25 Quæ obtulerat rex et consiliatores ejus
-36 Dederunt autem edicta regis satrapis, qui erant de conspectu regis
9- 7 Traditi sumus ipsi, et reges nostri, et sacerdotes nostri, in manum regum
- 9 Misericordiam coram rege Persarum
2 *Esdr.* 1-11 Ego enim eram pincerna regis

2 *Esdr.* 2- 1 Anno vigesimo Artaxerxis regis
Et levavi vinum, et dedi regi
- 2 Dixitque mihi rex : Quare vultus tuus
- 3 Et dixi regi : Rex, in æternum vive
- 4 Et ait mihi rex : Pro qua re postulas?
- 5 Et dixi ad regem : Si videtur regi bonum
- 6 Dixitque mihi rex, et regina quæ sedebat
Et placuit ante vultum regis, et misit me
- 7 Et dixi regi : Si regi videtur bonum
- 8 Epistolam ad Asaph custodem saltus regis
Dedit mihi rex juxta manum Dei mei
- 9 Miserat autem rex mecum principes militum
-14 Et transivi... ad aquæductum regis
-18 Et verba regis, quæ locutus esset mihi
-19 Numquid contra regem vos rebellatis?
3-15 Muros piscinæ Siloë in hortum regis
-25 Quæ eminet de domo regis excelsa
5- 4 Mutuo sumamus pecunias in tributa regis
-14 Præceperat rex mihi ut essem dux
Trigesimum secundum Artaxerxis regis
6- 6 Et levare te velis super eos regem
- 7 In Jerusalem, dicentes : Rex in Judæa est
Auditurus est rex verba hæc
7- 6 Transtulerat Nabuchodonosor rex Babyl.
9-22 Terram Sehon, et terram regis Hesebon, et terram Og regis Basan
-24 Et reges eorum et populos terræ
-32 Qui invenit nos, reges nostros, et principes
A diebus regis Assur usque in diem hanc
-34 Reges nostri, principes nostri, sacerdotes
-37 Fruges ejus multiplicantur regibus
11-23 Præceptum quippe regis super eos erat
-24 De filiis Zara filii Juda in manu regis
13- 6 Anno trigesimo secundo Artaxerxis regis Babylonis, veni ad regem, et in fine dierum rogavi regem
-26 Hujuscemodi re peccavit Salomon rex Israël
In gentibus multis non erat rex similis ei
Posuit eum Deus regem super omnem Israël
Tobiæ. 1- 2 In diebus Salmanasar regis Assyriorum
- 5 Quos Jeroboam fecerat rex Israël
-13 Gratiam in conspectu Salmanasar regis
-16 Ex his, quibus honoratus fuerat a rege
-18 Mortuo Salmanasar rege, cum regnaret
-21 Cum reversus esset rex Sennacherib
-22 At ubi nuntiatum est regi, jussit
-24 Occiderunt regem filii ipsius
2- 9 Tobias plus timens Deum quam regem
-15 Nam sicut beato Job insultabant reges
12- 7 Sacramentum regis abscondere bonum est
13- 6 Regemque sæculorum exaltate in operibus
14- 9 Et gaudebunt in ea omnes reges terræ, adorantes regem Israël
Judith. 1- 1 Arphaxad itaq., rex Medor., subjugaverat
- 5 Nabuchodonosor rex Assyriorum
- 6 In campo Erioch regis Elicorum
-10 Misit nuntios Nabuchodon. rex Assyriorum
-12 Tunc indignatus Nabuchodonosor rex
2- 1 Anno tertio decimo Nabuchodonosor regis
- 4 Vocavit Nabuchodonosor rex Holofernem
- 7 In expeditionem, sicut præcepit ei rex
-10 Et argentum de domo regis assumpsit
3- 1 Ac provinciarum reges ac principes
- 2 Serviamus Nabuchodonosor regi magno
-13 Præceperat enim illi Nabuchodonosor rex
5- 3 Vel quis rex militiæ illorum
-10 Cumque gravaret eos rex Ægypti
-20 Denique Chananæum regem... possederunt
-27 Qui filios Isr. posse dicat resistere regi Nab.
11- 1 Qui voluit servire Nabuchodonosor regi
- 5 Vivit enim Nabuchodonosor rex terræ
14-11 Universi majores exercitus regis Assyrior.
-16 Fecit confusionem in domo regis Nabuchod.
Esth. 1- 8 Sicut rex statuerat, præponens mensis sing.
- 9 Ubi rex Assuerus manere consueverat
-10 Die septimo, cum rex esset hilarior
-11 Ut introducerent reginam Vasthi coram rege
-12 Quæ renuit, et ad regis imperium
Unde iratus rex, et nimio furore succensus
-14 Qui videbant faciem regis
-15 Assueri regis imperium... facere noluisset
-16 Responditque Mamuchan, audiente rege
Non solum regem læsit regina Vasthi
Et principes, qui sunt in cunctis provinciis regis Assueri
-17 Rex Assuerus jussit ut regina Vasthi intraret
-18 Unde regis justa est indignatio
-19 Ut nequaquam ultra Vasthi ingrediatur ad regem
-21 Placuit consilium ejus regi et principibus
2- 1 Postquam regi Assueri indignatio deferb.
- 2 Dixeruntque pueri regis ac ministri ejus
Quærantur regi puellæ virgines ac speciosæ
- 4 Quæcumq. inter omn. oculis regis placuerit
Placuit sermo regi : et ita... jussit fieri

Esth. 2- 6 Tempore, quo Jechoniam regem Juda Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat
- 8 Cumque percrebuisset regis imperium
- 9 Septem puellas speciosissimas de domo regis
-12 Ut intrarent ad regem, expletis omnibus
-13 Ingredientesq. ad regem, quidquid postul.
De triclinio fœminarum ad regis cubiculum transibant
-14 Qui concubinis regis præsidebat
Nec habebat potestatem ad regem ultra redeundi, nisi voluisset rex
-15 Esther filia Abihaïl..deberet intrare ad reg.
-16 Ducta est itaque ad cubiculum regis Assueri
-17 Adamavit eam rex plus quam om. mulieres
-19 Mardochæus manebat ad januam regis
-21 Quo Mardochæus ad regis januam morabatur
Duo eunuchi regis, qui janitores erant
Volueruntque insurgere in regem
-22 Statimq. nuntiavit reginæ Esther, et illa regi
-23 Et annalibus traditum coram rege
3- 1 Post hæc rex Assuerus exaltavit Aman
- 2 Cunctique servi regis, qui in foribus palatii versabantur
- 3 Cui dixerunt pueri regis, qui ad fores palatii præsidebant : Cur præter cæteros non observas mandatum regis ?
- 8 Dixitque Aman regi Assuero : Est populus
Insuper et regis scita contemnens
-10 Tulit ergo rex annulum, quo utebatur
-12 Vocatique sunt scribæ regis mense primo
Et scriptum est... ad omnes satrapas regis
Ex nomine regis Assueri
-13 Missæ sunt per cursores regis ad universas
-15 Festinabant cursores...regis imperium explere
Rege et Aman celebrante convivium
4- 2 Non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare
- 3 Ad quæ crudele regis dogma pervenerat
- 5 Quem rex ministrum ei dederat
- 7 Ut in thesauros regis... inferret argentum
- 8 Et moneret eam ut intraret ad regem
-11 Servi regis, et cunctæ...norunt provinciæ
Non vocatus, interius atrium regis intraverit
Nisi forte rex auream virg. ad eum tetend.
Ego ig. quomodo ad regem intrare potero ?
-13 Quia in domo regis es præ cunctis Judæis
-16 Ingrediar ad regem, contra legem faciens
5- 1 Quod erat interius, contra basilicam regis
- 3 Dixitq. ad eam rex : Quid vis Esther regina ?
- 4 Si regi placet, obsecro ut venias ad me
- 5 Statimque rex, Vocate, inquit, cito Aman
Venerunt itaque rex et Aman ad convivium
- 6 Dixitque ei rex, postquam vinum biberat
- 8 Si inveni in conspectu regis gratiam, et si regi placet ut det mihi quod postulo
Veniat rex et Aman ad conviv. quod paravi
Et cras aperiam regi voluntatem meam
-11 Super omnes principes et servos suos rex elevasset
-12 Nullum alium vocavit ad convivium cum rege præter me
Etiam cras cum rege pransurus sum
-14 Et dic mane regi ut appendatur
Et sic ibis cum rege lætus ad convivium
6- 1 Noctem illam duxit rex insomnem
- 2 Eunuchorum, regem Assuer. jugulare cup.
- 3 Quod cum audisset rex, ait : Quid pro hac fide ?
- 4 Statimque rex, Quis est, inquit, in atrio ?
Ut suggereret regi, et juberet Mardoch. affigi
- 5 Dixitque rex : Ingrediatur
- 6 Quid debet fieri viro quem rex honorare desiderat ?
Quod nullum alium rex, nisi se, vellet honorare
- 7 Respondit : Homo, quem rex honorare cupit
- 8 Et imponi super equum qui de sella regis est
- 9 Sic honorabitur, quemcumque voluerit rex
-10 Dixitque ei rex : Festina
-11 Quemcumque rex voluerit honorare
-14 Illis loquentibus, venerunt eunuchi regis
7- 1 Intravit itaque rex et Aman ut biberent
- 2 Dixitque ei rex etiam secunda die
- 3 Si inveni gratiam in oculis tuis, o rex
- 4 Cujus crudelitas redundat in regem
- 5 Respondensq. rex Assuerus, ait : Quis est iste
- 6 Vultum regis ac reginæ ferre non sustinens
- 7 Rex autem iratus surrexit
Intellexit enim a rege sibi paratum malum
- 8 Necdum verbum de ore regis exierat
- 9 Unus de eunuch. qui stabant in minist. regis
Qui locutus est pro rege
Cui dixit rex : Appendite eum in eo

Esth. 7-10 Suspensus est... Aman... et regis ira quievit
8- 1 Dedit rex Assuerus Esther reginæ do. Aman
Mardochæus ingressus est ante faciem regis
- 2 Tulitq. rex annulum, quem ab Aman recipi
- 3 Nec his contenta, procidit ad pedes regis
- 5 Si placet regi, et si inveni gratiam in oculis ej.
In cunctis regis provinciis perire præceper.
- 7 Responditque rex Assuerus Esther reginæ
- 8 Regis nomine, signantes litteras annulo meo
Epistolis, quæ ex regis nomine mittebantur
- 9 Accitisque scribis et librariis regis
-10 Epistolæ quæ regis nomine mittebantur
-11 Quibus imperavit rex ut convenirent Judæos
-13 Qui regis Assueri subjacebant imperio
-14 Et edictum regis pependit in Susan
-15 De palatio et de conspectu regis egrediens
-17 Quocumque regis jussa veniebant
9-11 In Susan ad regem relatus est
-13 Respondit : Si regi placet, detur potestas Ju.
-14 Præcepitque rex ut ita fieret
-16 Per omnes provincias quæ ditioni regis subj.
-20 Qui in omnibus regis provinciis morabantur
-25 Ingressa est Esther ad regem, obsecrans ut conatus ejus litteris regis irriti fierent
-30 Qui in centum viginti septem provinciis regis Assueri versabantur
10- 1 Rex vero Assuerus omnem terram et cunctas maris insulas fecit tributarias
- 3 Judaïci generis secundus a rege Assuero fuerit
- 6 Esther est, quam rex accepit uxorem
11- 4 Quos transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis de Jer. cum Jechonia rege Juda
12- 1 Morabatur autem eo tempore in aula regis cum Bagatha et Thara eunuchis regis
- 2 Quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere, et nuntiavit super eo regi
- 4 Rex a. quod gestum erat, scripsit in comm.
- 5 Præcepitq. ei rex ut in aula palatii moraretur
- 6 Erat gloriosissimus coram rege
Pro duobus eunuchis regis qui fuerant interfecti
13- 1 Rex maximus Artaxerxes ab India usque
- 3 Et erat post regem secundus, Aman nomine
- 4 Regum jussa contemneret
- 6 Omnibus provinciis præpositus est, et secundus a rege
- 9 Et dixit : Domine, Domine rex omnipotens
14- 3 Domine mi, qui rex noster es solus
-10 Prædicent carnalem regem in sempiternum
-12 Domine rex deorum, et universæ potestatis
-17 Nec mihi placuerit convivium regis
15- 1 Ut ingrederetur ad regem, et rogaret
- 2 Quia Aman secundus a rege locutus est
- 3 Et loquere regi pro nobis, et libera nos
- 9 Stetit contra regem, ubi ille residebat super
-11 Convertitq. Deus spiritum regis in mansuet.
-19 Rex autem turbabatur
16- 1 Rex magnus Artaxerxes ab India usque
- 3 Non solum subjectos regibus nituntur oppr.
- 7 Quæ rex et ex veteribus probatur historiis
- 2 Quomodo malis quorumdam suggestionibus regum studia depraventur
-11 Ab omnibus post regem secundus
Job. 3-14 Cum regibus et consulibus terræ qui ædific.
12-18 Balteum regum dissolvit, et præcingit fune
15-24 Sicut regem qui præparatur ad prælium
18-14 Et calcet super eum, quasi rex, interitus
29-25 Cumque sederem quasi rex, circumstante
34-18 Qui dicit regi, Apostata ; qui vocat duces
36- 7 Et reges in solio collocat in perpetuum
41-25 Ipse est rex super universos filios superbiæ
Psal. 2- 2 Astiter. reges terræ, et principes convener.
- 6 Ego autem constitutus sum rex ab eo
-10 Et nunc, reges, intelligite ; erudimini
5- 3 Intende voci orationis meæ, rex meus
17-51 Magnificans salutes regis ejus
19-10 Domine, salvum fac regem : et exaudi nos
20- 2 Domine, in virtute tua lætabitur rex
- 8 Quoniam rex sperat in Domino
23- 7 Elevamini, portæ æternales, et introibit rex gloriæ
- 8 Quis est iste rex gloriæ ? Dominus fortis
- 9 Elevamini, portæ æt., et introibit rex gloriæ
-10 Quis est iste rex gloriæ ? Dominus virtutum ipse est rex gloriæ
28-10 Et sedebit Dominus rex in æternum
32-16 Non salvatur rex per multam virtutem
43- 5 Tu es ipse rex meus et Deus meus
44- 2 Dico ego opera mea regi
- 6 Populi sub te cadent, in corda inimic. regis
-10 Filiæ regum in honore tuo
-12 Et concupiscet rex decorem tuum
-14 Omnis gloria ejus filiæ regis ab intus
-15 Adducentur regi virgines post eam

Psal. 44-16 Adducentur in templum regis
46- 3 Rex magnus super omnem terram
- 7 Psallite regi nostro, psallite
- 8 Quoniam rex omnis terræ Deus : psallite
47- 3 Latera Aquilonis, civitas Regis magni
- 5 Quoniam ecce reges terræ congregati sunt
59- 9 Juda rex meus : (-10) Moab olla spei meæ
60- 7 Dies super dies regis adjicies
62-12 Rex vero lætabitur in Deo, laudabuntur
67-13 Rex virtutum dilecti dilecti
-15 Dum discernit Cœlestis reges super eam
-25 Ingressus Dei m. : regis m. qui est in sancto
-30 In Jerusalem, tibi offerent reges munera
71- 2 Deus, judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis
-10 Reges Tharsis, et insulæ munera offerent
Reges Arabum et Saba dona adducent
-11 Et adorabunt eum omnes reges terræ
73-12 Deus autem rex noster ante sæcula
75-13 Terribili apud reges terræ
83- 4 Rex meus, et Deus meus
88-19 Et sancti Israël regis nostri
-28 Ponam illum excelsum præ regibus terræ
94- 3 Et rex magnus super omnes deos
97- 6 Jubilate in conspectu regis Domini
98- 4 Et honor regis judicium diligit
101-16 Timebunt... om. reges terræ gloriam tuam
-23 In conveniendo populos in unum, et reges
104-14 Et corripuit pro eis reges
-20 Misit rex, et solvit eum, princeps popul.
-30 Edidit... in penetralibus regum ipsorum
107- 9 Juda rex meus : (-10) Moab lebes spei meæ
109- 5 Confregit in die iræ suæ reges
118-46 De testimoniis tuis in conspectu regum
134-10 Gentes multas : et occidit reges fortes
-11 Sehon regem Amorrh., et Og regem Basan
135-17 Qui percussit reges magnos
-18 Et occidit reges fortes : quoniam in æternum
-19 Sehon regem Amorrhæorum
-20 Et Og regem Basan : quoniam in æternum
137- 4 Confiteantur tibi, Dom., omnes reges terræ
143-10 Qui das salutem regibus : qui redemisti Da.
144- 1 Exaltabo te, Deus meus rex
148-11 Reges terræ, et omnes populi ; principes
149- 2 Et filii Sion exultent in rege suo
- 8 Ad alligandos reges eorum in compedibus
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis filii David regis Israël
8-15 Per me reges regnant, et legum conditores
14-28 In multitudine populi dignitas regis
-35 Acceptus est regi minister intelligens
16-10 Divinatio in labiis regis, in judicio non err.
-12 Abominabiles regi qui agunt impie
-13 Voluntas regum labia justa
-14 Indignatio regis, nuntii mortis
-15 In hilaritate vultus regis, vita
19-12 Sicut fremitus leonis, ita et regis ira
20- 2 Sicut rugitus leonis, ita et terror regis
- 8 Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat
-26 Dissipat impios rex sapiens, et incurvat
-28 Misericordia et veritas custodiunt regem
21- 1 Sicut divisiones aquarum, ita cor regis
22-11 Propter gratiam... habebit amicum regem
-29 Coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles
24-21 Time Dominum, fili mi, et regem
25- 1 Quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda
- 2 Et gloria regum investigare sermonem
- 3 Terra deorsum, et cor regum inscrutabile
- 5 Aufer impietatem de vultu regis
- 6 Ne gloriosus appareas coram rege
29- 4 Rex justus erigit terram, vir avarus destruet
-14 Rex qui judicat in veritate pauperes
30-27 Regem locusta non habet, et egreditur
-28 Nititur, et moratur in ædibus regis
-31 Nec est rex qui resistat ei
31- 1 Verba Lamuëlis regis. Visio qua erudivit
- 3 Ne dederis... divitias tuas ad delendos reges
- 4 Noli regibus, o Lamuël, noli regibus dare vinum
Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerus.
-12 Ego Ecclesiastes fui rex Israël in Jerusalem
2- 8 Coacervavi mihi... et substantias regum
-12 Ut sequi possit regem factorem suum
4-13 Melior est puer pauper et sapiens rege sene
5- 8 Et insuper univ. terræ rex imperat servienti
8- 2 Ego os regis observo, et præcepta juramenti
9-14 Venit contra eam rex magnus, et vallavit
10-16 Væ tibi, terra, cujus rex puer est
-17 Beata terra, cujus rex nobilis est
-20 In cogitatione tua regi ne detrahas
Cant. 1- 3 Introduxit me rex in cellaria sua
-11 Dum esset rex in accubitu suo, nardus mea
3- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis
-11 Et videte, filiæ Sion, regem Salomonem
7- 5 Sicut purpura regis vincta canalibus
Sap. 6- 2 Audite ergo, reges, et intelligite ; discite

Sap. 6-10 Ad vos ergo, reges, sunt hi sermones mei
-22 O reges populi, diligite sapientiam
-26 Et rex sapiens stabilimentum populi est
7- 5 Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitatis initium
8-15 Timebunt me audientes reges horrendi
9- 7 Tu elegisti me regem populo tuo
10-16 Et stetit contra reges horrendos in portentis
11-11 Illos autem tanquam durus rex interrogans
12-14 Neque rex, neque tyrannus in conspectu t.
14-17 Imaginem regis, quem honorare volebant
-21 Aut affectui, aut regibus deservientes hom.
18-11 Et popularis homo regi similia passus
Prolog. Eccli. Temporibus Ptolemæi Evergetis regis
Eccli. 1- 8 Creator omnipotens, et rex potens
7- 4 Noli quærere... a rege cathedram honoris
- 5 Et penes reges noli velle videri sapiens
8- 3 Et usque ad cor regum extendit et convertit
10- 3 Rex insipiens perdet populum suum
18- 1 Et manet invictus rex in æternum
24-34 Posuit David puero suo excitare regem
38- 2 Et a rege accipiet donationem
45- 3 Glorificavit illum in conspectu regum
-31 Et testamentum David regi filio Jesse
46-23 Et notum fecit regi, et ostendit illi finem
48- 6 Qui dejecisti reges ad perniciem
- 8 Qui ungis reges ad pœnitentiam
49- 6 Nam reliquerunt legem Altissimi reges Juda
50-15 Amplificare oblationem excelsi regis
51- 1 Confitebor tibi, Dom. rex, et collaudabo te
- 7 A verbo mendacii, a rege iniquo, et a ling.
Isai. 1- 1 In diebus... Achaz et Ezechiæ regum Juda
6- 1 In anno quo mortuus est rex Ozias
- 5 Et regem Domin. exercituum vidi oculis m.
7- 1 In diebus Achaz filii Joathan, filii Oziæ regis Juda, ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee filius Romeliæ rex Israël
- 4 In ira furoris Rasin regis Syriæ
- 6 Ponamus regem in medio ejus filium Tabeel
-16 Quam tu detestaris a facie duorum regum s.
-17 Separationis Ephraïm a Juda cum rege Ass.
-20 In rege Assyriorum, caput et pilos pedum
8- 7 Dominus adducet... regem Assyriorum
-21 Et maledicet regi suo et Deo suo
10- 9 Numq. non principes mei simul reges sunt?
-12 Super fructum magnifici cordis regis Assur
13- 4 Vox sonitus regum, gentium congregatarum
14-18 O. reges gentium univ. dormierunt in gloria
-28 In anno, quo mortuus est rex Achaz
19- 4 Et rex fortis dominabitur eor., ait Dominus
-11 Filius sapientium ego, filius regum antiq.
20- 1 Cum misisset eum Sargon, rex Assyriorum
- 4 Sic minabit rex Assyrior. captivitatem Æg.
- 6 Ut liberarent nos a facie regis Assyriorum
23-15 Septuaginta annis, sicut dies regis unius
24-21 Et super reges terræ, qui sunt super terram
30-33 Topheth, a rege præparata, profunda
32- 1 Ecce in justitia regnabit rex, et principes
33-17 Regem in decore suo videbunt oculi ejus
-22 Dominus legifer noster, Dominus rex noster
34-12 Regem potius invocabunt, et om. principes
36- 1 In quarto decimo anno regis Ezechiæ, ascendit Sennacherib rex Assyriorum
- 2 Misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis in Jerusalem, ad regem Ezechiam
- 4 Hæc dicit rex magnus, rex Assyriorum
- 6 Sic Pharao rex Ægypti omnibus qui confid.
- 8 Trade te domino meo regi Assyriorum
-13 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-14 Hæc dicit rex: Non seducat vos Ezechias
-15 Non dabitur.. civitas ista in manu regis Ass.
-16 Hæc enim dicit rex Assyriorum
-18 Numquid liberaverunt...de manu regis Ass.
-21 Mandaverat enim rex, dicens: Ne respond.
37- 1 Cum audisset rex Ezechias, scidit vestimenta
- 4 Verba Rabsacis, quem misit rex Assyriorum
- 5 Et venerant servi regis Ezechiæ ad Isaïam
- 6 Blasphemaverunt pueri regis Assyriorum
- 8 Et invenit regem Assyriorum prœliantem
- 9 Et audivit de Tharaca rege Æthiopiæ
-10 Hæc dicetis Ezechiæ regi Judæ
Non dabitur Jer. in manu regis Assyriorum
-11 Omnia quæ fecerunt reges Assyriorum
-13 Ubi est rex Emath, et rex Arphad, et rex urbis Sepharvaïm, Ana, et Ava?
-18 Desertas fecerunt reges Assyriorum terras
-21 Pro quibus rogasti me de Sennacherib rege
-33 Propterea hæc dicit Do. de rege Assyriorum
-37 Et reversus est Sennacherib rex Assyriorum
38- 6 Et de manu regis Assyriorum eruam te
- 9 Scriptura Ezechiæ regis Juda, cum ægrot.
39- 1 Merodach Baladan filius Baladan rex Babyl.
- 3 Introivit autem Isaïas propheta ad Ezechiam regem
- 7 Et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis

Isai. 41- 2 Dabit in conspectu ejus gentes, et reges obtinebit
-21 Afferte, si quid forte habetis, dixit rex Jacob
43-15 Creans Israel rex vester
44- 6 Hæc dicit Do. rex Israël, et redemptor ejus
45- 1 Dorsa regum vertam, et aperiam coram eo
49- 7 Reges videbunt, et consurgent principes
-23 Erunt reges nutritii tui, et reginæ nutrices t.
52-15 Super ipsum continebunt reges os suum
57- 9 Et ornasti te regi unguento, et multiplicasti
60- 3 Ambulabunt... reges in splendore ortus tui
-10 Et reges eorum ministrabunt tibi
-11 Et reges earum adducantur
-16 Suges lac gent., et mamilla regum lactaberis
62- 2 Et videbunt... cuncti reges inclytum tuum
Jerem. 1- 2 In diebus Josiæ filii Amon regis Juda
- 3 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
Undecimi anni Sedeciæ filii Josiæ regis Juda
-18 Dedi te... regibus Juda, principibus ejus
2-26 Ipsi et reges eorum, principes, et sacerdotes
3- 6 Et dixit Dominus ad me in diebus Josiæ regis
4- 9 Peribit cor regis, et cor principum
8- 1 Ejicient ossa regum Juda, et ossa princip.
-19 Numquid... aut rex ejus non est in ea?
10- 7 Quis non timebit te, o rex gentium?
-10 Ipse Deus vivens, et rex sempiternus
13-13 Et reges qui sedent de stirpe David super
-18 Dic regi, et dominatrici: Humiliamini
15- 4 Propter Manassem fil. Ezechiæ regis Juda
17-19 Per quam ingrediuntur reges Juda
-20 Audite verbum Domini, reges Juda
-25 Ingredientur per portas civitatis hujus reges
19- 3 Audite verbum Domini, reges Juda
- 4 Et patres eorum, et reges Juda
-13 Domus regum Juda, sicut locus Topheth,
20- 4 Omnem Juda dabo in manum regis Babyl.
- 5 Thesauros regum Juda dabo in manu inim.
21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur
- 2 Quia Nabuchodon. rex Babylonis præliatur
- 4 Quibus vos pugnatis adversum regem Bab.
- 7 Dabo Sedeciam regem Juda, et servos... in manu Nabuchodonosor regis Babylonis
-10 Ait Do.: In manu regis Babylonis dabitur
-11 Et domui regis Juda: Aud. verbum Domini
22- 1 Dicit Do.: Descende in domum regis Juda
- 2 Et dices: Audi verbum Domini, rex Juda
- 4 Reges sedentes de genere David super
- 6 Hæc dicit Dominus super domum regis Juda
-11 Ad Sellum filium Josiæ regem Juda
-18 Dicit Do. ad Joakim filium Josiæ regem Juda
-24 Si fuerit Jechonias filius Joakim regis Juda
-25 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
23- 5 Et regnabit rex, et sapiens erit
24- 1 Postquam transtulit Nabuch. rex Babylonis Jechoniam filium Joakim regem Juda
- 8 Sic dabo Sedeciam regem Juda, et principes
25- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
Ipse est annus primus Nabuchod. regis Bab.
- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Ammon regis Juda
- 9 Assumam... Nabuchodonosor regem Babyl.
-11 Et servient omnes gentes istæ regi Babylonis
-12 Visitabo super regem Babylonis, et super
-14 Cum essent gentes multæ, et reges magni
-18 Et regibus ejus, et principibus ejus
-19 Pharaoni regi Ægypti, et servis ejus
-20 Cunctis regibus terræ Ausitidis, et cunctis regibus terræ Philisthiim
-22 Et cunctis regibus Tyri, et universis regibus Sidonis: et regibus terræ insularum
-24 Et cunctis regibus Arabiæ, et cunctis regibus Occidentis, qui habitant in deserto
-25 Et cunctis regibus Zambri, et cunctis regibus Elam, et cunctis regibus Medorum
-26 Cunctis quoque regibus Aquilonis de prope
Et rex Sesach bibet post eos
26- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis
-10 Ascenderunt de domo regis in domum Do.
-18 Fuit propheta in diebus Ezechiæ regis Juda
-19 Numquid morte condemnavit eum Ezechias rex Juda?
-21 Et audivit rex Joakim, et omnes potentes
-22 Et misit rex Joakim viros in Ægyptum
-23 Et adduxerunt eum ad regem Joakim
27- 1 In principio regni Joakim filii Josiæ regis
- 3 Et mittes eas ad regem Edom, et ad regem Moab, et ad regem filiorum Ammon, et ad regem Tyri, et ad regem Sidonis
Venerunt Jerus. ad Sedeciam regem Juda
- 6 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
- 7 Et servient ei gentes multæ, et reges magni
- 8 Quod non servierit Nabuchodonosor regi
- 9 Non servietis regi Babylonis
-11 Subjecerit cervicem suam sub jugo regis
-12 Et ad Sedeciam regem Juda locutus sum

Jerem. 27-12 Subjicite colla vestra sub jugo regis Babyl.
-13 Gentem, quæ servire noluerit regi Babylon.
-14 Non servietis regi Babylonis
-17 Sed servite regi Babylonis, ut vivatis
-18 Derelicta fuerant in domo... regis Juda
-20 Quæ non tulit Nabuchodonosor rex Babyl.
Cum transferret Jechoniam... regem Juda
-21 Et in domo regis Juda et Jerusalem
28- 1 In principio regni Sedeciæ regis Juda
- 2 Contrivi jugum regis Babylonis
- 3 Quæ tulit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 4 Et Jechoniam filium Joakim regem Juda
Conteram enim jugum regis Babylonis
-11 Sic confringam jugum Nabuchod. regis Bab.
-14 Ut serviant Nabuchodonosor regi Babylonis
29- 2 Postquam egressus est Jechonias rex
- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuchodonosor regem Babylonis
-16 Hæc dicit Dominus ad regem, qui sedet
-21 Tradam eos in manus Nabuchodonos. regis
-22 Quos frixit rex Babylonis in igne
30- 9 Sed servient Do. Deo suo et David regi suo
32- 1 In anno decimo Sedeciæ regis Juda
- 2 Exercitus regis Babylonis obsidebat Jerus.
- 3 Clauserat enim eum Sedecias rex Juda
Dabo civitatem istam in manus regis Bab.
- 4 Et Sedecias rex Juda non effugiet de manu Chaldæorum: sed tradetur in manus regis Babylonis
-28 Et in manus regis Babylonis, et capient eam
-32 Ipsi et reges eorum, principes eorum
-36 Quod tradetur in manus regis Babylonis
34- 1 Quando Nabuchodonosor rex Babylonis
- 2 Vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda
Tradam civitatem hanc in manus regis Bab.
- 3 Et oculi tui oculos regis Babylonis videbunt
4 Attam. audi verbum Do., Sedecia rex Juda
5 Regum priorum qui fuerunt ante te
- 6 Jeremias propheta ad Sedeciam regem Juda
- 7 Et exercitus regis Babylonis pugnabat
- 8 Postquam percussit rex Sedecias fœdus
-21 Et Sedeciam regem Juda, et principes ejus
In manus exercituum regis Babylonis
35- 1 In diebus Joakim filii Josiæ regis Juda
-11 Cum autem ascendisset Nabuchodonosor rex Babylonis
36- 1 In anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
- 9 In anno quinto Joakim filii Josiæ regis Juda
-12 Descendit in dom. regis ad gazophylacium
-16 Nuntiare debemus regi om. sermones istos
-20 Et ingressi sunt ad regem in atrium
Et nuntiaverunt audiente rege om. sermones
-21 Misitque rex Judi ut sumeret volumen
Legit audiente rege, et universis principibus qui stabant circa regem
-22 Rex autem sedebat in domo hyemali
-24 Neque sciderunt vestimenta sua rex et omnes
-25 Contradixerunt regi ne combureret librum
-26 Et præcepit rex Jeremiel filio Amelech
-27 Postquam combusserat rex volumen
-28 Quod combussit Joakim rex Juda
-29 Et ad Joakim regem Juda dices: Hæc dicit
Festinus veniet rex Babylonis, et vastabit
-30 Hæc dicit Dom. contra Joakim regem Juda
-32 Quem combusserat Joakim rex Juda igni
37- 1 Et regnavit rex Sedecias filius Josiæ pro Jec.
Quem constituit regem Nabuchodonosor rex Babylonis in terra Juda
- 3 Et misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ
- 6 Sic dicetis regi Juda, qui misit eos ad me
-16 Mittens autem Sedecias rex tulit eum
Et ait: In manus regis Babylonis traderis
-17 Et dixit Jeremias ad regem Sedeciam
-18 Dicebant: Non veniet rex Babyl. super vos
-19 Nunc ergo audi, obsecro, domine mi rex
-20 Præcepit ergo rex Sedecias ut traderetur
38- 3 Tradetur civitas hæc in manu exercitus regis
- 4 Dixerunt principes regi: Rogamus ut occid.
- 5 Et dixit rex Sedecias: Ecce ipse in manibus
- 7 Vir eunuchus, qui erat in domo regis
Porro rex sedebat in porta Benjamin
- 8 Et egressus est Abdemelech de domo regis, et locutus est ad regem
- 9 Domine mi rex, male fecerunt viri isti
-10 Præcepit itaque rex Abdemelech Æthiopi
-11 Ingressus est dom. regis quæ erat sub cellario
-14 Et misit rex Sedecias, et tulit ad se Jeremiam
Et dixit rex ad Jeremiam: Interrogo ego te
-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
-17 Si profectus exieris ad principes regis Babyl.
-18 Si a. non exieris ad principes regis Babyl.
-19 Dixit rex Sedecias ad Jeremiam: Sollicitus
-22 Quæ remanserunt in domo regis Juda, educentur ad principes regis Babylonis
-23 Sed in manu regis Babylonis capieris

Jerem. 38-25 Indica nobis quid locutus sis cum rege
Et quid locutus est tecum rex
-26 Prostravi ego preces meas coram rege
-27 Juxta omnia verba quæ præceperat ei rex
39- 1 Anno nono Sedeciæ regis Juda, mense decimo, venit Nabuchodonosor rex Babyl.
- 3 Ingressi sunt omnes principes regis Babyl.
Et omnes reliqui principes regis Babylonis
- 4 Cumque vidisset eos Sedecias rex Juda
Et egressi sunt... per viam horti regis
- 5 Adduxerunt ad Nabuchodon. regem Babyl.
- 6 Et occidit rex Babylonis filios Sedeciæ
Et omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis
- 8 Domum q. regis et domum vulgi succender.
-11 Præceperat a. Nabuchodonosor rex Babyl.
-13 Et omnes optimates regis Babylonis
40- 5 Quem præposuit rex Babylonis civitatibus
- 7 Quod præfecisset rex Babylonis Godoliam
- 9 Et servite regi Babylonis, et bene erit vobis
-11 Audito quod dedisset rex Babyl. reliquias
-14 Baalis rex filiorum Ammon misit Ismahel
41- 1 Et optimates regis, et decem viri cum eo
- 2 Quem præfecerat rex Babylonis terræ
- 9 Ipse est, quem fecit rex Asa propter Baasa regem Israël
-10 Filias regis, et univ. populum qui remans.
-18 Quem præposuerat rex Babylonis in terra
42-11 Nolite timere a facie regis Babylonis
43- 6 Viros, et mulieres, et parvulos, et filias regis
44- 9 Et mala regum Juda, et mala uxorum ejus
-17 Sicut fecimus... reges nostri, et principes n.
-21 Vos et patres vestri, reges vestri et princip.
-30 Tradam... regem Ægypti in manu inimicor.
Sicut tradidi Sedeciam regem Juda in manu Nabuchodonosor regis Babylonis
45- 1 Anno quarto Joakim filii Josiæ regis Juda
46- 2 Advers. exercitum Phar. Nechao regis Æg.
Quem percussit Nabucho. rex Babylonis, in quarto anno Joakim filii Josiæ regis Juda
-13 Quod venturus esset Nabuchod. rex Babyl.
-17 Vocate nomen Pharaonis regis Ægypti
-18 Vivo ego, inquit rex, Dominus exercituum
-25 Et super reges ejus, et super Pharaonem
-26 Et in manus Nabuchodonosor regis Babyl.
48-15 Ait rex : Dominus exercituum nomen ejus
49-28 Quæ percussit Nabuchodonosor rex Babyl.
-30 Iniit enim contra vos Nabuchodonosor rex Babylonis consilium
-34 In principio regni Sedeciæ regis Juda
-38 Et perdam inde reges et principes
50-17 Primus comedit eum rex Assur
Exossavit eum Nabuchodonosor rex Babyl.
-18 Ecce ego visitabo regem Babylonis, et terram ejus, sicut visitavi regem Assur
-41 Et reges multi consurgent a finibus terræ
-43 Audivit rex Babylonis famam eorum
51-11 Suscitavit Dom. spiritum regum Medorum
-27 Annuntiate contra illam regibus Ararat
-28 Sanctificate contra eam gentes, reges Mediæ
-31 Ut annuntiet regi Babylonis quia capta est
-34 Devoravit me Nabuchodonosor rex Babyl
-57 Et non expergiscentur, ait rex
-59 Cum pergeret cum Sedecia rege in Babyl.
52- 3 Et recessit Sedecias a rege Babylonis
- 4 Decima mensis, venit Nabuchodonosor rex
- 5 Usque ad undecimum annum regis Sedeciæ
- 7 Et ducit ad ortum regis
- 8 Persecutus est a. Chaldæor. exercitus regem
- 9 Cumque comprehendissent regem, adduxerunt eum ad regem Babylonis
-10 Et jugulavit rex Babylonis filios Sedeciæ
-11 Et adduxit eum rex Babylonis in Babylon.
-12 Ipse est annus nonus decimus Nabuchodonosor regis Babylonis
Qui stabat coram rege Babyl. in Jerusalem
-13 Et incendit domum Dom. et domum regis
-15 De perfugis qui transfugerant ad regem Bab.
-20 Quas fecerat rex Salomon in domo Domini
-25 De his qui videbant faciem regis
-26 Et duxit eos ad regem Babylonis in Reblatha
-27 Et percussit eos rex Babylonis, et interfecit
-31 Anno transmigrationis Joakim regis Juda
Elevavit Evilmerodach rex Babylonis ipso anno regni sui, caput Joachin regis Juda
-32 Posuit thronum ejus super thronos regum
-34 Cibaria perpetua dabantur ei a rege Babyl.
Thren. 2- 6 Tradidit... in indignationem furoris sui, regem et sacerdotem
- 9 Regem ejus et principes ejus in gentibus
4-12 Non crediderunt reges terræ et universi
Baruc. 1- 3 Ad aures Jechoniæ filii Joakim regis Juda
- 4 Et ad aures potentium filiorum regum
- 8 Quæ fecit Sedecias filius Josiæ rex Juda
- 9 Posteaquam cepisset Nabuchodonosor rex Babylonis Jechoniam

Baruc. 1-11 Et orate pro vita Nabuchodonosor regis
-12 Ut vivamus sub umbra Nabuchodonosor regis Babylonis
-16 Regibus nostris, et principibus nostris
2- 4 Et dedit eos sub manu regum omnium
-21 Et opera facite regi Babylonis
-22 Vocem Dom. Dei vestri operari regi Bab.
-24 Ut operarentur regi Babylonis
Ut transferrentur ossa regum nostrorum
6-*tit.* Ad abducendos captivos... a rege Babyloniorum
- 1 Abducemini... captivi a Nabuchod. rege
-17 Et sicut alicui qui regem offendit
-33 Neque regem constituere possunt
-50 Scietur postea quia falsa sunt, ab universis gentibus et regibus
-52 Regem regioni non suscitant
-55 Regi autem et bello non resistent
-58 Itaque melius est esse regem ostentantem
-65 Neque e. regibus maledicent, neque bened.
Ezech. 1- 2 Annus quintus transmigrationis regis Joach.
7-27 Rex lugebit, et princeps induetur mœrore
17-12 Ecce venit rex Babylonis in Jerusalem : et assumet regem et principes ejus
-16 Quoniam in loco regis qui constituit eum regem... morietur
19- 9 In catenis adduxerunt eum ad regem Bab.
21-19 Ut veniat gladius regis Babylonis
-21 Stetit enim rex Babylonis in bivio
24- 2 In qua confirmatus est rex Babylonis
26- 7 Adducam ad Tyrum Nabuchodonos. regem Babylonis ab Aquilone, regem regum
27-33 In multitudine divit... ditasti reges terræ
-35 Et reges earum omnes tempestate perculsi
28-11 Fili hominis, leva planct. sup. regem Tyri
-17 Ante faciem regum dedi te, ut cernerent te
29- 2 Pone faciem tuam contra Pharaonem regem
- 3 Ecce ego ad te, Pharao rex Ægypti, draco
-18 Rex Babylonis servire fecit exercitum suum
-19 Ego dabo Nabuchodonosor regem Babylon.
30-10 In manu Nabuchodonosor regis Babylonis
-21 Brachium Pharaonis regis Ægypti confregi
-22 Ecce ego ad Pharaonem regem Ægypti
-24 Et confortabo brachia regis Babylonis
-25 Cum dedero gladium meum in manu regis
31- 2 Fili hominis, dic Pharaoni regi Ægypti
32- 2 Assume lamentum super Pharaonem regem
-10 Et reges eorum horrore nimio formidabunt
-11 Gladius regis Babylonis veniet tibi
-29 Ibi Idumæa, et reges ejus, et omnes duces ej.
37-22 Et rex unus erit omnibus imperans
-24 Et servus meus David rex super eos
43- 7 Ipsi et reges eorum in fornicationibus suis et in ruinis regum suorum
- 9 Repellant... et ruinas regum suorum a me
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda, venit Nabuchodonosor rex Babylonis in Jerus.
- 2 Tradidit Dom. in manu ejus Joakim regem
- 3 Et ait rex Asphenez præposito eunuchorum
- 4 Et qui possent stare in palatio regis
- 5 Constituit eis rex annonam per sing. dies
Postea starent in conspectu regis
- 8 Ne pollueretur de mensa regis, neque de vino
-10 Timeo ego dominum meum regem
Condemnabitis caput meum regi
-18 Post quos dixerat rex ut introducerentur
-19 Cumque eis locutus fuisset rex
Et steterunt in conspectu regis
-20 Quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis
-21 Usque ad annum primum Cyri regis
2- 2 Præcepit autem rex ut convocarentur arioli
Ut indicarent regi somnia sua
Qui cum venissent, steterunt coram rege
- 3 Et dixit ad eos rex : Vidi somnium
- 4 Responderuntq. Chaldæi regi Syriace : Rex, in sempitern. vive : dic somnium servis t.
- 5 Respondens rex, ait Chaldæis : Sermo reces.
- 7 Rex somnium dicat servis suis
- 8 Respondit rex, et ait : Certe novi quod temp.
-10 Respondentes ergo Chaldæi coram rege
Qui sermonem tuum, rex, possit implere
Neque regum quisquam magnus et potens
-11 Sermo enim quem tu quæris, rex, gravis est
Qui indicet illum in conspectu regis
-12 Rex in furore et in ira magna præcepit
-14 Ab Arioch principe militiæ regis
-15 Interrogavit eum qui a rege potestat. accep.
Tam crudelis sententia a facie regis esset egressa
-16 Daniel ingressus rogavit regem, ut tempus daret sibi ad solutionem indicandam regi
-23 Quia sermonem regis aperuisti nobis
-24 Quem constituerat rex ut perderet sapientes
Introduc me in conspectu regis, et solutionem regi narrabo

Dan. 2-25 Arioch festinus introduxit Daniel. ad regem
Inveni hom... qui solutionem regi annuntiet
-26 Respondit rex, et dixit Danieli, cujus nomen
-27 Et respondens Daniel coram rege, ait : Mysterium quod rex interrogat... aruspices nequeunt indicare regi
-28 Qui indicavit tibi, rex Nabuchodonosor
-29 Tu, rex, cogitare cœpisti in strato tuo
-30 Sed ut interpretatio regi manifesta fieret
-31 Tu, rex, videbas, et ecce quasi statua una
-36 Interpretationem q. ej. dicemus cor. te, rex
-37 Rex regum es : et Deus cœli, regnum.. dedit
-45 Deus magnus ostendit regi quæ ventura s.
-46 Tunc rex Nabuchodonosor cecidit in faciem
-47 Loquens ergo rex, ait Danieli : Vere Deus vester Deus deorum est, et Dom. regum
-48 Tunc rex Danielem in sublime extulit
-49 Daniel autem postulavit a rege, et constituit
Ipse autem Daniel erat in foribus regis
3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream
- 2 Nabuchodonosor rex misit ad congreg.
Statuæ quam erexerat Nabuchodonosor rex
- 3 Statuæ quam erexerat Nabuchodonosor rex
Statuæ quam posuerat Nabuchodonosor rex
- 5 Quam constituit Nabuchodonosor rex
- 7 Quam constituerat Nabuchodonosor rex
- 9 Dixeruntque Nabuchodonosor regi : Rex, in æternum vive
-10 Tu, rex, posuisti decretum, ut omnis homo
-12 Viri isti contempserunt, rex, decretum t.
-13 Confestim adducti sunt in conspectu regis
-14 Pronuntiansque Nabuchodonosor rex
-16 Dixerunt regi Nabuchodonos. : Non oportet
-17 Et de manibus tuis, o rex, liberare
-18 Notum sit tibi, rex, quia deos t. non colimus
-22 Nam jussio regis urgebat : fornax autem
-32 Et regi injusto et pessimo ultra om. terram
-91 Tunc Nabuchodonosor rex obstupuit
Qui respondentes regi, dixerunt : Vere rex
-94 Et magistratus, et judices, et potentes regis
-95 Et verbum regis immutaverunt
-97 Tunc rex promovit Sidrach, Misach et Abd.
-98 Nabuchodonosor rex, omnibus populis
4-15 Hoc somnium vidi ego Nabuchodonosor rex
-16 Respondens autem rex ait : Baltassar
-19 Tu es rex, qui magnificatus es, et invaluisti
-20 Vidit rex vigilem et sanctum descendere
-21 Quæ pervenit super dominum meum regem
-24 Quamobrem, rex, consilium m. placeat tibi
-25 Hæc venerunt sup. Nabuchodonosor regem
-27 Respondítq. rex, et ait : Nonne hæc est Bab.
-28 Cumque sermo adhuc esset in ore regis
Tibi dicitur, Nabuchodonosor rex : Regnum
-34 Laudo, et magnifico, et glorifico regem cœli
5- 1 Baltassar rex fecit grande convivium optim.
- 2 Ut biberent in eis rex et optimates ejus
- 3 Et biberunt in eis rex et optimates ejus
- 5 Rex aspiciebat articulos manus scribentis
- 6 Tunc facies regis commutata est
- 7 Exclamavit itaque rex fortiter ut introduc.
Et proloquens rex ait sapientibus Babylonis
- 8 Tunc ingressi omnes sapientes regis non potuerunt... interpretationem indicare regi
- 9 Unde rex Baltassar satis conturbatus est
-10 Pro re quæ acciderat regi et optimatibus ej.
Et proloquens ait : Rex, in æternum vive
-11 Nam et rex Nabuchodonosor pater tuus... pater, inquam, tuus, o rex
-12 Hoc est in Daniele : cui rex posuit nom. Balt.
-13 Igitur introductus est Daniel coram rege
Ad quem præfatus rex ait : Tu es Daniel... quem adduxit pater meus rex de Judæa ?
-17 Daniel ait coram rege : Munera tua sint tibi
Scripturam autem legam tibi, rex
-18 O rex, Deus altissimus, regnum.. dedit Nab.
-29 Tunc jubente rege indutus est Daniel purp.
-30 Eadem nocte interfectus est Baltassar rex
6- 2 Et rex non sustineret molestiam
- 4 Porro rex cogitabat constituere eum super
Ut invenirent Danieli ex latere regis
- 6 Tunc principes et satrapæ surripuerunt regi
Locuti sunt ei : Dari rex, in æternum vive
- 7 Ut o. qui petierit... nisi a te, rex, mittatur
- 8 Nunc itaque, rex, confirma sententiam,
- 9 Rex Darius proposuit edictum, et statuit
-12 Locuti sunt regi super edicto : Rex, numquid non constituisti ut omnis homo qui rogaret quemquam.. nisi te, rex, mitteretur in lacum leonum ? Ad quos respond. rex, ait
-13 Tunc respondentes dixerunt coram rege
-14 Quod verbum cum audisset rex
-15 Viri autem illi intelligentes regem, dixerunt ei : Scito rex, quia lex Medorum atque Persarum est, ut omne decretum quod constituerit rex, non liceat immutari

Dan. 6-16 Tunc rex præcepit, et adduxerunt Danielem
Dixitque rex Danieli : Deus tuus, quem colis
-17 Quem obsignavit rex annulo suo
-18 Abiit rex in do. suam,et dormivit incœnatus
-19 Tunc rex primo diluculo consurgens
-21 Et Daniel regi respondens ait :Rex, in æternum vive
-22 Sed et coram te, rex, delictum non feci
-23 Tunc vehementer rex gavisus est super eo
-24 Jubente autem rege, adducti sunt viri illi
-25 Tunc Darius rex scripsit universis populis
7- 1 Anno primo Baltassar regis Babylonis
-24 Cornua decem ips., regni decem reges erunt
Et tres reges humiliabit
-27 Et omnes reges servient ei, et obedient
8- 1 Anno tertio regni Baltassar regis, visio app.
-20 Rex Medorum est atque Persarum
-21 Porro hircus caprarum, rex Græcorum est
Et cornu grande... ipse est rex primus
-22 Quatuor reges de gente ejus consurgent
-23 Consurget rex impudens facie, et intelligens
-27 Faciebam opera regis, et stupebam ad vis.
9- 6 Qui locuti sunt in nomine tuo regibus nost.
- 8 Nobis confusio faciei, regibus nostris
10- 1 Anno tertio Cyri regis Persarum
-13 Et ego remansi ibi juxta regem Persarum
11- 2 Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside
- 3 Surget vero rex fortis, et dominabitur
- 5 Et confortabitur rex Austri
- 6 Filiaq. regis Austri veniet ad regem Aquil.
- 7 Et ingredietur provinciam regis Aquilonis
- 8 Ipse prævalebit adversus regem Aquilonis
- 9 Et intrabit in regnum rex Austri
-11 Et provocatus rex Austri egredietur, et pugnabit adversus regem Aquilonis
-13 Convertetur enim rex Aquilonis
-14 Multi consurgent adversus regem Austri
-15 Et veniet rex Aquilonis, et comportabit
-25 Et cor ejus adversum regem Austri in exercitu magno : et rex Austri provocabitur
-27 Duorum quoque regum cor erit ut malefac.
-36 Et faciet juxta voluntatem suam rex
-40 Præliabitur adversus eum rex Austri
Veniet contra illum rex Aquilonis
13-65 Et rex Astyages appositus est ad patres suos
14- 1 Erat a. Daniel conviva regis, et honoratus
- 3 Rex quoque colebat eum
Dixitque ei rex : Quare non adoras Bel ?
- 5 Et dixit rex ad eum : Non videtur tibi esse
- 6 Et ait Daniel arridens : Ne erres, rex
- 7 Et iratus rex vocavit sacerdotes ejus
- 8 Et dixit Daniel regi : Fiat juxta verbum t.
- 9 Et venit rex cum Daniele in templum Bel
-10 Et tu, rex, pone escas, et vinum misce
-13 Rex posuit cibos ante Bel
Et cribravit per totum templum coram rege
Et signantes annulo regis abierunt
-15 Surrexit a. rex primo diluculo, et Daniel
-16 Et ait rex : Salva-ne sunt signacula, Daniel ? Qui respondit : Salva, rex
-17 Intuitus rex mensam, exclamavit... Magnus
-18 Et tenuit regem ne ingrederetur intro
-19 Et dixit rex : Video vestigia virorum, et mulierum, et infantium. Et iratus est rex
-21 Occidit ergo illos rex, et tradidit Bel
-23 Et dixit rex Danieli : Ecce nunc non potes
-25 Tu autem, rex, da mihi potestatem
Et ait rex : Do tibi
-27 Et congregati adversum regem, dixerunt : Judæus factus est rex
-28 Et dixerunt cum venissent ad regem
-29 Vidit ergo rex quod irruerint in eum
-39 Venit ergo rex die septimo ut lugeret Dan.
-40 Et exclamavit voce magna rex
-42 Tunc rex ait : Paveant omnes habitantes
Osee. 1- 1 In diebus Oziæ, Joathan, Achaz, Ezechiæ, regum Juda, et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
3- 4 Sedebunt filii Isr. sine rege et sine principe
- 5 Et quærent Dominum... et David regem
5- 1 Domus Israël, et domus regis, auscultate
-13 Et misit ad regem ultorem
7- 3 In malitia sua lætificaverunt regem
- 5 Dies regis nostri : cœperunt principes furere
- 7 Omnes reges eorum ceciderunt
8-10 Et quiescent paulisper ab onere regis
10- 3 Quia nunc dicent : Non est rex nobis
Et rex quid faciet nobis ?
- 6 In Assur delatus est : munus regi ultori
- 7 Transire fecit Samaria regem suum
11- 1 Sicut mane transiit, pertransiit rex Israël
- 5 Non revertetur in terram Ægypti, et Assur ipse rex ejus
13-10 Ubi est rex tuus ? maxime nunc salvet te
Dixisti : Da mihi regem et principes
Osee. 13-11 Dabo tibi regem in furore meo
Amos. 1- 1 In diebus Oziæ regis Juda, et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël
2- 1 Eo quod incenderit ossa regis Idumææ
7-10 Et misit Amasias...ad Jeroboam regem Isr.
-13 Quia sanctificatio regis est, et dom. regni est
Jonæ. 3- 6 Et pervenit verbum ad regem Ninive
- 7 Et dixit in Ninive ex ore regis et principum
Mich. 1- 1 In diebus Joathan, Achaz, et Ezechiæ, regum Juda
-14 Domus mendacii in deceptionem regibus
2-13 Et transibit rex eorum coram eis
4- 9 Numquid rex non est tibi ? aut consiliarius
6- 5 Memento,quæso,quid cogitaverit Balac rex Moab
Nahum. 3-18 Dormitaverunt pastores tui, rex Assur
Habac. 1-10 Et ipse de regibus triumphabit
Soph. 1- 1 In diebus Josiæ filii Amon regis Judæ
- 8 Super filios regis, et super omnes qui induti
3-15 Rex Israël Dominus in medio tui
Aggæi. 1- 1 In anno secundo Darii regis, in mense sexto
2- 1 In sexto mense, in anno secundo Darii regis
-11 In anno secundo Darii regis, factum est
Zach. 1- 1 In anno secundo Darii regis
7- 1 Et factum est in anno quarto Darii regis
9- 5 Peribit rex de Gaza, et Ascalon non habit.
- 9 Ecce rex tuus veniet tibi justus et salvator
11- 6 Ego tradam homines... et in manu regis sui
14- 5 In diebus Oziæ regis Juda
- 9 Et erit Dominus rex super omnem terram
-10 A turre Hananeel usque ad torcularia regis
-16 Ut adorent regem Dominum exercituum
-17 Ut adoret regem Dominum exercituum
Malac. 1-14 Quia rex magnus ego, dicit Do. exercituum
1 Mac. 1- 1 Percussit Alexander... Darium regem Pers.
- 2 Obtinuit omnium munitiones, et interfecit reges terræ
-11 Filius Antiochi regis, qui fuerat Romæ obses
-14 Destinaverunt aliqui de populo, et abierunt ad regem
-19 Constituit bellum adversus Ptolem. regem
-30 Misit rex principem tributor. in civitates
-43 Et scripsit rex Antiochus omni regno suo
-44 Secundum verbum regis Antiochi
-46 Et misit rex libros per manus nuntior. in Jer.
-52 Non fecissent secundum verbum regis Antiochi
-57 Ædificavit rex Antiochus abomin. idolum
-60 Secundum edictum regis trucidabant eum
2-15 Qui missi erant a rege Antiocho
-18 Accede prior, et fac jussum regis
Eris tu, et filii tui, inter amicos regis
-19 Et si omnes gentes regi Antiocho obediunt
-22 Non audiemus verba regis Antiochi
-23 Secundum jussum regis
-25 Sed et virum, quem rex Antiochus miserat
-31 Et renuntiatum est viris regis et exercitui
Viri quidam qui dissipaverunt mandat. regis
-33 Et facite secundum verbum regis Antiochi
-34 Non exibimus, neq. faciemus verbum regis
-48 De manibus gentium, et de manibus regum
3- 7 Et exacerbabat reges multos, et lætificabat
-14 Qui spernebant verbum regis
-26 Et pervenit ad regem nomen ejus
-27 Ut audivit a. rex Antiochus sermones istos
-30 Et abundaverat sup. reges qui ante e. fuerant
-37 Et rex assumpsit partem exercitus residui
-38 Viros potentes ex amicis regis
-39 Et disperderent eam secund. verbum regis
-42 Cognoverunt verba regis, quæ mandavit
4- 3 Percutere virtutem exercituum regis
-27 Non qualia voluit... et qualia mandavit rex
6- 1 Rex Antiochus perambulabat sup. regiones
- 2 Rex Macedo, qui regnavit primus in Græcia
- 8 Et factum est ut audivit rex sermones istos
-16 Et mortuus est illic Antiochus rex
-17 Et cognovit Lysias quoniam mortuus est rex
-22 Et abierunt ad regem,et dixerunt : Quousq.
-28 Et iratus est rex, ut hæc audivit
-32 Movit castra ad Bethz. contra castra regis
-33 Et surrexit rex ante lucem, et concitavit
-40 Distincta est pars exercitus regis per montes
-42 Ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri
-43 Unam de bestiis loricatam loricis regis
Et visum est ei quod in ea esset rex
-47 Et videntes virtutem regis, et impetum
-48 Castra autem regis ascenderunt contra eos
Et applicuerunt castra regis ad Judæam
-50 Comprehendit rex Bethsuram
-55 Philippus, quem constituerat rex Antiochus
-57 Festinavit ire, et dicere ad regem et duces
-60 Et placuit sermo in conspectu regis
-61 Et juravit illis rex, et principes
-62 Intravit rex montem Sion, et vidit munit.
7- 6 Et accusaverunt populum apud regem
1 Mac. 7- 7 Exterminium omne quod fecit nobis et regionibus regis
- 8 Et elegit rex ex amicis suis Bacchidem
Et fidelem regi : et misit eum
-20 Et abiit Bacchides ad regem
-25 Et regressus est ad regem, et accusavit eos
-26 Misit rex Nicanorem, unum ex principibus
-33 Holocautomata, quæ offerebantur pro rege
-41 Qui missi erant a rege Sennacherib
8- 4 Et reges qui supervenerant eis ab extremis
- 5 Et Philippum, et Persen Cetheorum regem
- 6 Et Antiochum magnum regem Asiæ
- 8 Acceptas eas ab eis dederunt Eumeni regi
-31 Sed et de malis quæ Demetrius rex fecit in eos
9-57 Et reversus est ad regem
10- 2 Et audivit Demetrius rex, et congregavit
- 8 Quod dedit ei rex potestatem congregandi
-15 Et audivit Alexander rex promissa
-18 Rex Alexander fratri Jonathæ salutem
-20 Et ut amicus voceris regis
-25 Rex Demetrius genti Judæorum salutem
36 Et ascribantur ex Judæis in exercitu regis
Ut oportet omnibus exercitibus regis
Qui sint in munitionibus regis magni
-37 Sicut præcepit rex in terra Juda
-40 De rationibus regis, quæ me contingunt
-43 Obnoxii regi in omni negotio dimittantur
-44 Sumptus dabuntur de ratione regis
-45 Sumptus dabuntur de ratione regis
-48 Et congregavit rex Alexander exercitum
-49 Et commiserunt prælium duo reges
-51 Misit Alexander ad Ptolemæum regem Æg.
-55 Et respondit rex Ptolemæus, dicens : Felix
-58 Et occurrit ei Alexander rex
Sicut reges, in magna gloria
-59 Et scripsit rex Alexander Jonathæ
-60 Et occurrit ibi duobus regibus
-61 Et non intendit ad eos rex
-62 Et collocavit eum rex sedere secum
-65 Et magnificavit eum rex, et scripsit eum
-68 Et audivit Alexander rex, et contristatus
-69 Constituit Demetrius rex Apollonium ducem
-88 Ut audivit Alexander rex sermones istos
-89 Sicut consuetudo est dari cognatis regum
11- 1 Et rex Ægypti congregavit exercitum
- 2 Quia mandaverat Alexander rex exire
- 5 Et narraverunt regi quia hæc fecit Jonathas, ut invidiam facerent ei : et tacuit rex
- 6 Et occurrit Jonathas regi in Joppen
- 7 Abiit Jonathas cum rege usque ad fluvium
- 8 Rex autem Ptolemæus obtinuit dominium
-14 Alexander autem rex erat in Cilicia
-15 Et produxit Ptolemæus rex exercitum
-16 Rex autem Ptolemæus exaltatus est
-21 Et abierunt... viri iniqui ad regem Demet.
-24 Et abiit ad regem Ptolemaïdam
-26 Et fecit ei rex, sicut fecerant ei qui ante eum
-28 Et postulavit Jonathas a rege
-29 Et consensit rex : et scripsit Jonathæ epist.
-30 Rex Demetrius fratri Jonathæ salutem
-32 Rex Demetrius Lastheni parenti salutem
-34 Ab eis prius accipiebat rex per singul. annos
-38 Et videns Demetrius rex quod siluit terra
-41 Et misit Jonathas ad Demetrium regem
-44 Et venerunt ad regem, et delectatus est rex
-45 Et volebant interficere regem
-46 Et fugit rex in aulam : et occupaverunt
-47 Et vocavit rex Judæos in auxilium
-48 Ceperunt spolia... et liberaverunt regem
-49 Et clamaverunt ad regem cum precibus
-51 Et glorificati sunt Judæi in conspectu regis
-52 Et sedit Demetrius rex in sede regni sui
-57 Ut sis de amicis regis
12-13 Et impugnaverunt nos reges qui sunt
-20 Arius, rex Spartiatarum, Oniæ sacerdoti
-39 Et extendere manum in Antiochum regem
13-15 Quod debebat... Jonathas in ratione regis
-31 Cum iter faceret cum Antiocho rege adol.
-34 Et misit ad Demetrium regem
-36 Rex Demetrius Simoni summo sacerdoti, et amico regum, et senioribus
-37 Parati sumus... et scribere præpositis regis
14- 1 Congregavit rex Demetrius exercitum suum
- 2 Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediæ
-13 Reges contriti sunt in diebus illis
-38 Rex Demetrius statuit illi summum sacerd.
15- 1 Et misit rex Antiochus filius Demetrii epist.
- 2 Rex Antiochus Simoni sacerdoti... salutem
- 5 Remiserunt tibi ante me omnes reges
- 8 Omne debitum regis, et quæ futura sunt regi
-11 Et insecutus est eum Antiochus rex
-15 Habentes epistolas regibus et regionibus
-16 Lucius consul Rom. Ptolemæo regi salutem
-19 Placuit itaque nobis scribere regibus et reg.
-22 Hæc eadem scripta sunt Demetrio regi

1 Mac. 15-25 Antiochus a. rex applicuit castra in Doram
-32 Et venit Athenobius amicus regis in Jerus.
Et retulit ei verba regis
-36 Reversus autem cum ira ad regem
Et iratus est rex ira magna
-38 Constituit rex Cendebæum ducem maritim.
-39 Rex autem persequebatur Tryphonem
-41 Sicut constituit ei rex
16-18 Et scripsit hæc Ptolemæus, et misit regi
2 Mac. 1-10 Aristobolo magistro Ptolemæi regis
-11 Qui adversus talem regem dimicavimus
-20 Ut mitteretur Nehemias a rege Persidis
-24 Justus et misericors, qui solus es bonus rex
-33 Renuntiatum est regi Persarum
-34 Considerans autem rex, et rem diligenter
2-13 Et epistolas regum, et de donariis
3- 2 Fiebat ut et ipsi reges et principes locum summo honore dignum ducerent
- 3 Seleucus Asiæ rex de redditibus suis præst.
- 6 Sub potestate regis cadere universa
- 7 Cumque retulisset ad regem Apollonius
- 8 Revera aut. regis propositum perfecturus
-13 Pro his quæ habebat in mandatis a rege, dicebat omni genere regi ea esse deferenda
-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam
-35 Recepto exercitu, repedabat ad regem
-37 Cum autem rex interrogasset Heliodorum
4- 4 Ad regem se contulit (*Onias*)
- 8 Adito rege, promittens ei argenti talenta
-10 Quod cum rex annuisset, et obtinuisset
-11 Quæ... Judæis a regibus fuerant constituta
-18 AgonTyri celebraretur: et rex præsens esset
-21 Propter primates Ptolemæi Philomet. regis
-23 Misit Jason Menelaum... portantem pecunias regi
-24 At ille commendatus regi
-25 Acceptisque a rege mandatis, venit
-27 De pecuniis vero regi promissis nihil agebat
-28 Quam ob causam utrique ad regem sunt evocati
-30 Eo quod Antiochidi regis concubinæ dono essent dati
-31 Festinanter itaque rex venit sedare illos
-36 Regressum regem de Ciliciæ locis adierunt
-44 Et cum venisset rex Tyrum
-45 Multas pecunias dare ad suadendum regi
-46 Regem adiit, et deduxit a sententia
5-11 Suspicatus est rex societatem deserturos
-16 Quæ ab aliis regibus et civitat. erant posita
-18 Qui missus est a Seleuco rege
6- 1 Misit rex senem quemdam Antiochenum
- 7 Ducebantur..in die natalis regis ad sacrificia
-21 Manducasse,sicut rex imperaverat, de sacr.
7- 1 Compelli a rege edere contra fas carnes
- 3 Iratus itaque rex jussit sartagines.. succendi
- 9 Sed Rex mundi defunctos nos... suscitabit
-12 Ita ut rex, et qui cum ipso erant, mirarentur
-30 Non obedio præcepto regis, sed præcepto
-39 Rex accensus ira,in hunc..crudelius desævit
8- 8 Ut auxilium ferret regis negotiis
-10 Ut regi tributum, quod Romanis erat dandum... suppleret
9-19 Rex et princeps Antiochus
-25 Designavi filium meum Antiochum regem
11- 1 Lysias procurator regis et propinquus
-14 Et regem compulsurum amicum fieri
-15 Quæc. Machabæus scripsit... rex concessit
-18 Quæcumque igitur regi poterunt perferri
-22 Regis autem epistola ista continebat: Rex Antiochus Lysiæ fratri salutem
-27 Ad Judæos vero regis epistola talis erat: Rex Antiochus senatui Judæorum
-35 De his quæ Lysias cognatus regis concessit
-36 De quibus a. ad regem judicavit referend.
12- 1 His factis pactionibus, Lysias pergebat ad regem
13- 4 Sed Rex regum suscitavit animos Antiochi
- 9 Sed rex mente effrenatus veniebat
-13 Priusquam rex admoveret exercitum
-18 Sed rex, accepto gustu audaciæ Judæorum
-22 Iterum rex sermonem habuit ad eos
-26 Hoc modo regis profectio et redit. processit
14- 4 Venit ad regem Demetrium, centesimo
- 8 Primo quid. utilitatibus regis fidem servans
- 9 Sed oro, his singulis, o rex, cognitis
-27 Itaque rex exasperatus... scripsit Nicanori
-29 Sed quia regi resistere non poterat
15- 5 Impero sumi arma, et negotia regis impleri
-22 Misisti Angelum t. sub Ezechia rege Juda
Matth. 1- 5 Jesse autem genuit David regem
- 6 David autem rex genuit Salomonem
2- 1 In diebus Herodis regis, ecce Magi ab Or.
- 2 Ubi est qui natus est rex Judæorum?
- 3 Audiens autem Herodes rex, turbatus est
- 9 Qui cum audissent regem, abierunt
Matth. 5-35 Neq. per Jeros.quia civitas est magni Regis
10-18 Et ad reges ducemini propter me
11- 8 Qui mollibus vest. in domibus regum sunt
14- 9 Et contristatus est rex: propter jurament.
17-24 Reges terræ a quibus accipiunt tributum
18-23 Assimilatum est regnum cœlor. homini regi
21- 5 Dicite filiæ Sion: Ecce Rex tuus venit tibi
22- 2 Homini regi qui fecit nuptias filio suo
- 7 Rex autem cum audisset, iratus est
-11 Intravit autem rex ut videret discumbentes
-13 Tunc dixit rex ministris: Ligatis manibus
25-34 Tunc dicet rex his qui a dextris ejus erunt
-40 Respondens rex, dicet illis: Amen dico vob.
27-11 Dicens: Tu es rex Judæorum?
-29 Illudebant ei, dicentes: Ave, rex Judæor.
-37 Hic est Jesus rex Judæorum
-42 Si rex Israël est, descendat nunc de cruce
Marc. 6-14 Et audivit rex Herodes
-22 Rex ait puellæ: Pete a me quod vis
-25 Cumque introisset statim cum festinatione ad regem
-26 Et contristatus est rex: propter jusjurand.
13- 9 Et ante præsides et reges stabitis propter me
15- 2 Interrogavit eum Pilatus: Tu es rex Judæor.
- 9 Vultis dimittam vobis regem Judæorum?
-12 Quid ergo vultis faciam regi Judæorum?
-18 Cœperunt salutare eum: Ave, rex Judæor.
-26 Titul. causæ ej. inscriptus: Rex Judæorum
-32 Christus rex Israël descendat nunc de cruce
Luc. 1- 5 Fuit in diebus Herodis, regis Judææ
7-25 In domibus regum sunt
10-24 Et reges voluerunt videre quæ vos videtis
14-31 Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem
19-38 Benedictus qui venit Rex in nomine Domini
21-12 Trahentes ad reges et præsides propter nom.
22-25 Reges gentium dominantur eorum
23- 2 Et dicentem se Christum regem esse
- 3 Interrogavit eum dicens: Tu es rex Judæor.
-37 Si tu es rex Judæorum, salvum te fac
-38 Hic est rex Judæorum
Joan. 1-49 Tu es Filius Dei, tu es rex Israël
6-15 Ut raperent eum, et facerent eum regem
12-13 Qui venit in nomine Domini Rex Israël
-15 Ecce rex t. venit sedens super pullum asinæ
18-33 Et dixit ei: Tu es rex Judæorum?
-37 Dixit itaque ei Pilatus: Ergo rex es tu? Respondit Jesus: Tu dicis quia rex sum ego
-39 Vultis ergo dimittam vobis regem Judæor.?
19- 3 Et dicebant: Ave, rex Judæorum
-12 Om. e.qui se regem facit contradicit Cæsari
-14 Et dicit Judæis: Ecce rex vester
-15 Dicit eis Pilatus: Regem vestrum crucifigam? Non habemus regem, nisi Cæsarem
-19 Scriptum: Jesus Nazarenus, rex Judæorum
-21 Noli scribere, rex Judæorum: sed quia ipse dixit: Rex sum Judæorum
Act. 4-26 Astiterunt reges terræ, et principes conven.
7-10 In conspectu Pharaonis regis Ægypti
-18 Quoadusque surrexit alius rex in Ægypto
9-15 Ut portet nomen m.coram gentib. et regibus
12- 1 Misit Herodes rex manus ut affligeret quosd.
-20 Qui erat super cubiculum regis
13-21 Et exinde postulaverunt regem
-22 Et amoto illo, suscitavit illis David regem
17- 7 Regem alium dicentes esse, Jesum
25-13 Agrippa rex et Bernice descenderunt Cæsar.
-14 Festus regi indicavit de Paulo
-24 Agrippa rex, et omnes, qui simul adestis
-26 Produxi eum ad vos, et maxime ad te, rex
26- 2 Rex Agrippa, æstimo me beatum
- 7 De qua spe accusor a Judæis, rex
-13 Vidi, rex, de cœlo supra splendorem solis
-19 Unde, rex Agrippa, non fui incredulus cœl.
-26 Scit enim de his rex, ad quem et constanter loquor
-27 Credis, rex Agrippa, prophetis?
-30 Et exurrexit rex, et præses, et Bernice
2 Cor. 11-32 Damasci præpositus gentis Aretæ regis
1 Tim. 1-17 Regi autem sæculorum immortali, invisibili
2- 2 Pro regibus, et om. qui in sublimitate sunt
6-15 Rex regum, et Dominus dominantium
Hebr. 7- 1 Melchisedech rex Salem, sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahæ regresso a cæde regum
- 2 Primum quid. qui interpretatur rex justitiæ: deinde a. et rex Salem, quod est, rex pacis
11-23 Et non timuerunt regis edictum
-27 Non veritus animositatem regis
1 Petr. 2-13 Sive regi, quasi præcellenti
-17 Deum timete: regem honorificate
Apoc. 1- 5 Et princeps regum terræ: qui dilexit nos
6-15 Et reges terræ, et principes, et tribuni
9-11 (*Habebant sup. se*) regem Angelum abyssi
Apoc. 10-11 Et populis, et linguis, et regibus multis
15- 3 Justæ et veræ sunt viæ tuæ, Rex sæculorum
16-12 Ut præpararetur via regibus ab ortu solis
-14 Et procedunt ad reges totius terræ
17- 2 Cum qua fornicati sunt reges terræ
- 9 Et reges septem sunt
-12 Et decem cornua... decem reges sunt
Tanq. reges una hora accipient post bestiam
-14 Quoniam Do. dominorum est, et rex regum
-18 Quæ habet regnum super reges terræ
18- 3 Et reges terræ cum illa fornicati sunt
- 9 Et plangent se super illam reges terræ
19-16 Rex regum, et Dominus dominantium
-18 Ut manducetis carnes regum et carnes trib.
-19 Et vidi bestiam et reges terræ
21-24 Et reges terræ afferent gloriam suam

RHAMNUS.

Judic. 9-14 Dixeruntq. omnia ligna ad rhamnum: Veni
-15 Egrediatur ignis de rhamno
Psal. 57-10 Priusq. intelligerent spinæ vestræ rhamnum

RHEDÆ.

Apoc. 18-13 Et equorum, et rhedarum, et mancipiorum

RHEGIUM.

Civitas maritima Calabriæ, objacens et vicina Siciliæ, viginti millia passuum a promontorio Peloro secreta.

Act. 28-13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium

RHEUM.

Unus e principibus Judæorum qui cum Zorobabel ascenderunt de captivitate Babylonis.

2 Esdr. 12- 3 Sebenias, Rheum, Merimuth

RHINOCEROS.

Num. 23-22 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
24- 8 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
Deut. 33-17 Cornua rhinocerotis cornua illius
Job. 39- 9 Numquid volet rhinoceros servire tibi?
-10 Numquid alligabis rhinocerota ad arandum

RHODE.

Ῥόδη, *id est, Rosa. Nomen puellæ, quæ ut cognovit vocem Petri ostium januæ pulsantis, præ gaudio non aperuit, sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante januam.*

Act. 12-13 Processit puella ad audiend., nomine Rhode

RHODOCUS.

Hostibus secreta consilia enuntiabat Rhodocus de Judaico exercitu, qui requisitus comprehensus est et conclusus.

2 Mac. 13-21 Enuntiavit a. mysteria hostibus Rhodocus

RHODUS.

Cycladum insularum nobilissima, et ab Oriente prima, quondam Ophiusa vocata, distans a portu Asiæ nonaginta millibus passuum.

1 Mac. 15-23 Et in Siden, et in Aradon, et in Rhodum
Act. 21- 1 Et sequenti die Rhodum, et inde Pataram

RHOMPHÆA.

Eccli. 21- 4 Quasi rhomphæa bis acuta omnis iniquitas
26-27 Deus paravit eum ad rhomphæam
39-36 Rhomphæa vindicans in exterminium imp.
40- 9 Et rhomphæa, oppressiones, fames
46- 3 Et jactando contra civitates rhomphæas
Apoc. 2-12 Qui habet rhomphæam utraq. parte acutam

RIBAI. *Pater Ithaï in tribu Benjamin.*

2 Reg. 23-29 Ithaï filius Ribaï de Gabaath filiorum Benj.
1 Par. 11-31 Ethaï filius Ribaï de Gabaath filiorum Benj.

RIDEO.

Gen. 17-17 Cecidit Abraham in faciem suam, et risit
18-10 Sara risit post ostium tabernaculi
-12 Quæ risit occulte, dicens: Postq. consenui
-13 Quare risit Sara, dicens: Num vere paritura sum anus?
-15 Negavit Sara, dicens: Non risi
Non est, inquit, ita: sed risisti
Esth. 14-11 Ne rideant ad ruinam nostram
Job. 5-22 In vastitate et fame ridebis
9-23 Et non de pœnis innocentum rideat
21- 3 Et post mea, si videbitur, verba ridete
29-24 Si quando ridebam ad eos, non credebant
Psal. 51- 8 Super eum ridebunt, et dicent
Prov. 1-26 Ego quoque in interitu vestro ridebo
29- 9 Sive irascatur, sive rideat, non inveniet req.
31-25 Et ridebit in die novissimo
Eccle. 3- 4 Tempus flendi, et tempus ridendi
Eccli. 21-23 Vir autem sapiens vix tacite ridebit
Dan. 14-18 Risit Daniel: et tenuit regem ne ingrederetur

Habac. 1-10 Ipse super omnem munitionem ridebit
Luc. 6-21 Beati, qui nunc fletis : quia ridebitis
-25 Væ vobis, qui ridetis nunc

RIDICULUS.

Habac. 1-10 Et tyranni ridiculi ejus erunt

RIGIDE.

Prov. 18-23 Et dives effabitur rigide

RIGO.

Job. 24- 8 Quos imbres montium rigant
Psal. 6- 7 Lacrymis meis stratum meum rigabo
103-13 Rigans montes de superioribus suis
Eccli. 24-42 Dixi : Rigabo hortum meum plantationum
Luc. 7-38 Lacrymis cœpit rigare pedes ejus
-44 Hæc autem lacrymis rigavit pedes meos
1 Cor. 3- 6 Ego plantavi, Apollo rigavit
- 7 Neq. qui plantat est aliquid, neq. qui rigat
- 8 Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt

RINNA.

Filius secundus Simonis, fraterque Amnon in tribu Juda.

1 Par. 4-20 Filii quoque Simon : Amnon, et Rinna

RIPA.

Gen. 41- 3 Et pascebantur in ipsa amnis ripa
-17 Putabam me stare super ripam fluminis
Exod. 2- 3 Et exposuit eum in carecto ripæ fluminis
7-15 Stabis in occursum ej. super ripam fluminis
Deut. 2-36 Ab Aroër, quæ est super ripam torrentis
3-12 Quæ est super ripam torrentis Arnon
4-48 Aroër, quæ sita est super ripam torrentis
Josue. 3-15 Jordanis autem ripas...messis impleverat
12- 2 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon
13- 9 Quæ sita est in ripa torrentis Arnon
-16 Quæ sita est in ripa torrentis Arnon
4 Reg. 2-13 Reversusque stetit super ripam Jordanis
1 Par. 12-15 Quando inundare consuevit super ripas s.
Isai. 8- 7 Et fluet super universas ripas ejus
Ezech. 47- 6 Eduxit me, et convertit ad ripam torrentis
- 7 Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis
-12 Et super torrentem orietur in ripis ejus
Dan. 12- 5 Unus hinc super ripam fluminis, et alius inde ex altera ripa fluminis
1 Mac. 9-42 Et reversi sunt ad ripam Jordanis
-45 Et ripæ, et paludes, et saltus

RIPHATH.

Filius fuit secundus Gomer filii Japheth. Ab hoc Riphæi dicuntur, qui Paphlagones cognomentum sortiti sunt.

Gen. 10- 3 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath
1 Par. 1- 6 Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath

RISUS.

Gen. 21- 6 Dixitque Sara : Risum fecit mihi Deus
Job. 8-21 Donec impleatur risu os t., et labia t. jubilo
Prov. 10-23 Quasi per risum stultus operatur scelus
14-13 Risus dolore miscebitur, et extrema gaudii
Eccle. 2- 2 Risum reputavi errorem : et gaudio dixi
7- 4 Melior est ira risu : quia per tristitiam
- 7 Sicut sonitus spinarum... sic risus stulti
10-19 In risum faciunt panem et vinum
Eccli. 19-27 Amictus corporis, et risus dentium
21-23 Fatuus in risu exaltat vocem suam
27-14 Et risus illorum in deliciis peccati
Jerem. 10-15 Vana sunt, et opus risu dignum
51-18 Vana sunt opera, et risu digna
Jacob. 4- 9 Risus vester in luctum convertatur

RITE.

Exod. 12-48 Tunc rite celebrabit, eritque sicut indigena
40- 4 Pones super eam quæ rite præcepta sunt
Levit. 14-20 Et homo rite mundabitur
16-11 His rite celebratis, offeret vitulum
Num. 28-10 Quæ rite funduntur per singula sabbata
29-18 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
-21 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
-24 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
-27 Sacrificiaque et libamina... rite celebrabitis
-30 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
-33 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
-37 Sacrificiaque et libamina...rite celebrabitis
2 Par. 31- 1 Cumque hæc fuissent rite celebrata
35-16 Cultura Domini rite completa est

RITUS.

Gen. 34-22 Si circumcidamus masculos nostros, ritum gentis imitantes
Exod. 12- 5 Juxta quem ritum tolletis et hœdum
-17 Diem ist. in generationes vest. ritu perpetuo
18-20 Ostendasque populo cæremonias et ritum
29- 7 Atque hoc ritu consecrabitur
29-41 Juxta ritum matutinæ oblationis
Levit. 8-34 Factum est ut ritus sacrificii compleretur
12- 5 Juxta ritum fluxus menstrui
14- 2 Hic est ritus leprosi, quando mundandus est
16-16 Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testim.
23-37 Juxta ritum uniuscujusque diei
24- 3 Cultu rituque perpetuo in generationibus v.
Num. 3-26 Et quidquid ad ritum altaris pertinet
4-43 Ad explendos ritus tabernaculi fœderis
8- 7 (*Et purificabis eos*) juxta hunc ritum
9-12 Omnem ritum Phase observabunt
15-14 Eodem ritu offerent sacrificia
19-20 Si quis hoc ritu non fuerit expiatus
28- 8 Juxta omnem ritum sacrificii matutini
3 Reg. 18-28 Et incidebant se juxta ritum suum
4 Reg. 17- 8 Et ambulaverunt juxta ritum gentium
-26 Eo quod ignorent ritum Dei terræ
1 Par. 23-13 Adoleret incensum Dom. secundum ritum s.
-32 Et custodiant... et ritum sanctuarii
24-19 Et juxta ritum suum sub manu Aaron
29-21 Et universo ritu abundantissime
2 Par. 4-20 Ut lucerent ante oraculum juxta ritum
8-14 Juxta ritum uniuscujusque diei
28- 3 Juxta ritum gentium, quas interfecit Dom.
29-34 Levitæ quippe faciliori ritu sanctificantur
1 Esdr. 6- 9 Secundum ritum sacerdot. qui sunt in Jer.
7-23 Omne quod ad ritum Dei cœli pertinet
2 Esdr. 8-18 Et in die octavo collectam juxta ritum
Judith. 14- 6 Relicto gentilitatis ritu, credidit Deo
Esth. 9-23 Susceperuntque Judæi in solemnem ritum
Ezech. 43-18 Hi sunt ritus altaris, in quacumque die
2 Mac. 4-10 Statim ad gentilem ritum...transferre cœpit
11-24 Ut transferrentur ad ritum Græcorum

RIVUS.

Exod. 7-19 Et super fluvios eorum et rivos ac paludes
8- 5 Extende manum t. sup. fluvios ac super rivos
Num. 16-14 In terram, quæ fluit rivis lactis et mellis
Deut. 8- 7 Terram rivorum aquarumque et fontium
-15 Qui eduxit rivos de petra durissima
3 Reg. 8-65 Ab introitu Emath usque ad rivum Ægypti
4 Reg. 24- 7 A rivo Ægypti usque ad fluvium Euphraten
2 Par. 32- 4 Obturaver... et rivum qui fluebat in medio
Job. 28-10 In petris rivos excidit, et omne pretiosum
29- 6 Et petra fundebat mihi rivos olei
Psal. 64-11 Rivos ejus inebria, multiplica genimina ej.
Eccli. 39-17 Et quasi rosa plantata super rivos aquarum
Isai. 8- 7 Et ascendet super omnes rivos ejus
11-15 Et percutiet eum in septem rivis
19- 6 Attenuabuntur et siccabuntur rivi aggerum
- 7 Nudabitur alveus rivi a fonte suo
30-25 Super o. collem elevatum, rivi curr. aquar.
32- 2 Sicut rivi aquarum in siti
33-21 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes
37-25 Exsiccavi vestigio pedis mei om. rivos agg.
41-18 Et terram inviam in rivos aquarum
Ezech. 31- 4 Rivos suos emisit ad universa ligna regionis
34-13 In rivis, et in cunctis sedibus terræ
Joel. 3-18 Et per omnes rivos Juda ibunt aquæ
Amos. 8- 8 Et defluet quasi rivus Ægypti
9- 5 Et ascendet sicut rivus omnis

RIVULUS.

Job. 20-17 Non videat rivulos fluminis, torrentes mellis
Cant. 5-12 Oculi ej. sicut columbæ super rivulos aquar.

RIXA.

Gen. 13- 7 Unde et facta est rixa inter pastores gregum
Prov. 10-12 Odium suscitat rixas: et universa delicta operit charitas
15-18 Vir iracundus provocat rixas
17-19 Qui meditatur discordias, diligit rixas
18- 6 Labia stulti miscent se rixis
23-29 Cui væ? cujus patri væ? cui rixæ?
26-17 Et commiscetur rixæ alterius
-21 Sic homo iracundus suscitat rixas
29-22 Vir iracundus provocat rixas
Eccli. 6- 9 Est amicus qui odium et rixam... denudab.
8-19 Cum iracundo non facies rixam
27-16 Effusio sanguinis in rixa superborum
Jerem. 15-10 Quare genuisti me, virum rixæ, virum disc.
Galat. 5-20 Iræ, rixæ, dissensiones, sectæ

RIXOR.

Gen. 26-21 Et pro illo quoque rixati sunt
Exod. 2-13 Conspexit duos Hebræos rixantes
21-18 Si rixati fuerint viri, et percusserit alter
-22 Si rixati fuerint viri, et percusserit quis
Deut. 25-11 Et unus contra alterum rixari cœperit
2 Reg. 14- 6 Qui rixati sunt adversum se in agro

RIXOSA.

Prov. 21-19 Quam cum muliere rixosa et iracunda

ROAGA. *Filius Somer filii Heber.*

1 Par. 7-34 Filii Somer : Ahi, et Roaga, et Haba

ROBOAM.

Anno mundi 3060, ante J. Ch. 994. Filius Salomonis ex Naama uxore ejus Ammonitide. Regnavit pro patre suo mortuo; at secutus juvenum consilium, populo dura locutus, regno Israel privatus est. Attamen dehortatus est illum Deus, misso propheta Semeia, ne contra fratres suos Israelitas prœliaretur; nam regnum ejus voluntate Dei divisum est, et tantum super Judam et Benjamim imperavit, deficientibus ab eo decem tribubus. Quadraginta et unius anni erat Roboam cum regnare cœpisset; decem et septem annos regnavit in Jerusalem, fuitque bellum inter illum et Jeroboam regem Israel cunctis diebus. Dormivitque Roboam cum patribus suis, et regnavit pro eo Abiam filius ejus.

3 Reg. 11-43 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
12- 1 Venit autem Roboam in Sichem
- 3 Et locuti sunt ad Roboam, dicentes
- 6 Iniit consilium rex Roboam cum senioribus
-12 Et omnis populus ad Roboam die tertia
-17 Super filios autem Israël..regnavit Roboam
-18 Misit ergo rex Roboam Aduram
Rex Roboam festinus ascendit currum
-21 Venit autem Roboam Jerusalem
Et reducerent regnum Roboam filio Salom.
-23 Loquere ad Roboam filium Salomonis
-27 Ad dominum suum Roboam regem Juda
14-21 Roboam filius Salomonis regnavit in Juda
Quadraginta et unius anni erat Roboam
-25 In quinto autem anno regni Roboam
-27 Pro quibus fecit rex Roboam scuta ærea
-29 Reliqua a. sermonum Roboam, et omnia
-30 Fuitque bellum inter Roboam et Jeroboam
-31 Dormivitque Roboam cum patribus suis
15- 6 Bellum fuit inter Roboam et Jeroboam
1 Par. 3-10 Filius autem Salomonis, Roboam
2 Par. 9-31 Regnavitque Roboam filius ejus pro eo
10- 1 Profectus est autem Roboam in Sichem
- 3 Et locuti sunt ad Roboam, dicentes
-12 Venit... et universus populus ad Roboam
-17 Super filios a. Israel... regnavit Roboam
-18 Misitque rex Roboam Aduram
Rex Roboam currum festinavit ascendere
11- 1 Venit autem Roboam in Jerusalem
- 3 Loquere ad Roboam filium Salomonis reg.
- 5 Habitavit autem Roboam in Jerusalem
-17 Confirmaverunt Roboam filium Salomonis
-18 Duxit autem Roboam uxorem Mahalath
-21 Amavit autem Roboam Maacha filiam
12- 1 Cumque roboratum fuisset regnum Roboam
- 2 Anno autem quinto regni Roboam
- 5 Semeias a. proph. ingressus est ad Roboam
-13 Confortatus est ergo rex Roboam in Jerus.
-15 Opera vero Roboam prima et novissima
Pugnaveruntq. adversum se Roboam et Jer.
-16 Et dormivit Roboam cum patribus suis
13- 7 Prævaluerunt contra Roboam filium Salom.
Porro Roboam erat rudis, et corde pavido
Eccli. 47-28 Et imminutum a prudentia Roboam
Matth. 1- 7 Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam

ROBORO.

Exod. 1- 7 Ac roborati nimis, impleverunt terram
Deut. 1-38 Hunc exhortare et robora
1 Reg. 2- 9 Quia non in fortitudine sua roborabitur vir
2 Reg. 13-28 Roboramini, et estote viri fortes
16-21 Roborentur tecum manus eorum
2 Par. 11-17 Roboraverunt regnum Juda, et confirmav.
12- 1 Cumque roboratum fuisset regnum Roboam
14- 7 Vallemus muris, et roboremus turribus
25- 3 Cumque roboratum sibi videret imperium
26-16 Sed cum roboratus esset, elevatum est cor
Job. 4- 3 Docuisti multos, et manus lassas roborasti
14-20 Roborasti eum paululum, ut in perpetuum
15-25 Et contra Omnipotentem roboratus est
16- 6 Roborarem vos ore meo : et moverem
Prov. 12- 3 Non roborabitur homo ex impietate
20-18 Cogitationes consiliis roborantur
-28 Et roboratur clementia thronum ejus
24- 3 Sapientia ædificabitur domus, et prudentia roborabitur
31-17 Et roboravit brachium suum
Isai. 35- 3 Confortate manus dissolutas, et genua debilia roborate
Dan. 8-24 Roborabitur fortitudo ej., sed non in viribus
11- 1 Stabam ut confortaretur, et roboraretur
Nahum. 2- 1 Conforta lumbos, robora virtutem valde

ROBUR.

Deut. 8-17 Robur manus meæ, hæc mihi omnia præstit.
Judic. 8-21 Quia juxta ætatem robur est hominis
1 Reg. 2- 4 Et infirmi accincti sunt robore
9- 1 Filii Aphia, filii viri Jemini fortis robore
16-18 Et fortissimum robore, et virum bellicosum
28-20 Et robur non erat in eo, quia non comederat
2 Reg. 8- 9 Quod percussisset David omne robur Adar.
22- 2 Et ait : Dominus petra mea et robur meum
3 Reg. 1- 8 Robur exercit. David, non erat cum Adonia
4 Reg. 6-14 Misit ergo illuc equos et currus, et robur ex.
1 Par. 8-40 Et magno robore tendentes arcum
9-13 Fortissimi robore ad faciendum opus minist.
12-30 Fortissimi robore, viri nominati in cognat.
20- 1 Congregavit Joab exercit. et robur militiæ
2 Par. 25- 8 Si putas in robore exercitus bella consistere
1 Esdr. 4-23 Et prohibuerunt eos in brachio et robore
Esth. 14- 8 Sed robur manuum suarum, idolorum potentiæ deputantes
Job. 3-17 Et ibi requieverunt fessi robore
9- 4 Sapiens corde est, et fortis robore
18-12 Attenuetur fame robur ejus
31-24 Si putavi aurum robur meum
Prov. 18-11 Substantia divitis, urbs roboris ejus
21-22 Et destruxit robur fiduciæ ejus
Eccle. 7- 8 Et perdet robur cordis illius
Isai. 3- 1 Auferet a Jerusalem... omne robur panis, et omne robur aquæ
40-26 Præ multitudine fortitudinis et roboris
-29 Fortitudinem et robur multiplicat
Jerem. 16-19 Domine, fortitudo mea, et robur meum
51-30 Devoratum est robur eorum
-53 Et firmaverit in excelso robur suum
Ezech. 19-12 Et arefactæ sunt virgæ roboris ejus
28- 5 Et elevatum est cor tuum in robore tuo
30-15 Effundam indignationem meam super Pelusium robur Ægypti
-21 Ut recepto robore posset tenere gladium
38- 6 Totum robur ejus, populique multi tecum
Dan. 3-44 Et robur eorum conteratur
4-27 In robore fortitudinis meæ, et in gloria decoris mei ?
8-12 Robur autem datum est ei
11-10 Et congredietur cum robore ejus
Osee. 7- 9 Comederunt alieni robur ej., et ipse nescivit
Soph. 2-14 Quoniam attenuabo robur ejus
Zach. 4- 6 Non in exercitu, nec in robore

ROBUSTUS, A, UM.

Gen. 10- 9 Et erat robustus venator coram Domino
18-18 Cum futurus sit in gentem magnam ac robustissimam
Exod. 6- 1 Et in manu robusta ejiciet illos de terra sua
15-15 Robustos Moab obtinuit tremor
32-11 Eduxisti de terra Ægypti... in manu robusta
Num. 24-21 Robustum quidem est habitaculum tuum
Deut. 3-18 Præcedite fratres vest... omnes viri robusti
4-34 Per pugnam et robustam manum
7- 1 Majoris numeri quam tu es, et robustiores
-19 Manumq. robustam, et extentum brachium
11- 2 Non viderunt... magnalia ejus et robustam manum
26- 5 Crevitque in gentem magnam ac robustam
31- 7 Confortare, et esto robustus
-23 Et ait : Confortare, et esto robustus
34-12 Et cunctam manum robustam, magnaque mirabilia
Josue. 1- 6 Confortare, et esto robustus
- 7 Confortare igitur, et esto robustus valde
- 9 Confortare, et esto robustus
10-25 Nec paveatis, confortamini et estote robusti
23- 9 Auferet Dominus... gentes magnas et robustissimas
Judic. 3-29 Percusserunt... om. robustos et fortes viros
5-21 Conculca, anima mea, robustos
20-44 Omnes robustissimi pugnatores
21-10 Miserunt itaque decem millia viros robustissimos
2 Reg. 1-27 Quomodo ceciderunt robusti, et perierunt
2-16 Vocatumque est nomen loci illius : Ager robustorum, in Gabaon
3- 1 David proficisc. et semper se ipso robustior
17-10 Et robustos omnes qui cum eo sunt
20- 7 Et omnes robusti exierunt de Jerusalem
22-18 Quoniam robustiores me erant
-26 Cum sancto sanctus eris : et cum robusto perfectus
23-17 Hæc fecerunt tres robustissimi
-23 Et ipse nominatus inter tres robustos
3 Reg. 1-10 Robustos quosque, et Salomonem fratrem
4 Reg. 24-16 Et omnes viros robustos, septem millia
1 Par. 7- 5 Robustissimi ad pugnandum, octoginta
- 7 Quinque principes familiarum, et ad pugnandum robustissimi
1 Par. 8-40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi
11-11 Et iste numerus robustorum David
-19 Hæc fecerunt tres robustissimi
-22 Banaias filius Joiadæ viri robustissimi
-24 Qui erat inter tres robustos nominatissimus
12- 8 Viri robustissimi, et pugnatores optimi
26- 9 Et fratres eorum robustissimi, decem et octo
-32 Fratresque ejus robustioris ætatis
28- 1 Potentes, et robustissimos quosq. in exercitu
2 Par. 6-32 Et propter manum tuam robustam
17-13 Viri q. bellatores et robusti erant in Jerus.
-14 Et cum eo robustissimi viri trecenta millia
25- 6 Conduxit de Isr. centum millia robustorum
32-21 Qui percussit omnem virum robustum
Job. 6-23 Et de manu robustorum eruite me
9-19 Si fortitudo quæritur, robustissimus est
21-23 Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
36-19 Et omnes robustos fortitudine
Prov. 11-16 Et robusti habebunt divitias
21- 5 Cogitationes robusti semper in abundantia
24- 5 Vir sapiens fortis est, et vir doctus, robustus
Isai. 23-13 In captivitatem traduxerunt robustos ejus
25- 3 Civitas gentium robustarum timebit te
- 4 Spiritus enim robustorum quasi turbo
43-17 Qui eduxit quadrigam et equum, agmen et robustum
49-24 Aut quod captum fuerit a robusto
-25 Et quod ablatum fuerit a robusto
Jerem. 5-15 Gentem robustam, gentem antiquam
6-27 Probatorem dedi te in populo meo robustum
32-21 In manu robusta, et in brachio extento
48-14 Fortes sumus et viri robusti ad præliandum
49-19 Quasi leo ascendet... ad pulchritudinem robustam
50-44 Quasi leo ascendet... ad pulchritudinem robustam
Ezech. 28- 7 Adducam super te alienos, robustissimos
32-18 Et filias gentium robustarum ad terram ult.
-21 Loquentur ei potentissimi robustorum
Dan. 4-17 Arborem quam vidisti subl. atque robustam
8-24 Interficiet robustos et populum sanctorum
10-19 Pax tibi, confortare : et esto robustus
Joel. 3- 9 Sanctificate bellum : suscitate robustos
-11 Ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos
Amos. 2-14 Et robustus non salvabit animam suam
-16 Et robustus corde inter fortes nudus fugiet
5- 9 Qui subridet vastitatem super robustum
Mich. 4- 7 Eam, quæ laboraverat, in gentem robustam
Zach. 6- 7 Qui autem erant robustissimi, exierunt
8-22 Et venient populi multi et gentes robustæ
2 Mac. 12-27 Et robusti juvenes pro muris consistentes

RODO.

Job. 30- 3 Et fame steriles, qui rodebant in solitudine

ROGEL.

Fuit hic fons in suburbanis Hierosolymorum Orientem versus.

Josue. 15- 7 Et erunt exitus ejus ad fontem Rogel
18-16 Et pervenit ad fontem Rogel
2 Reg. 17-17 Jonathas autem et Achimaas stabant juxta fontem Rogel
3 Reg. 1- 9 Juxta lapidem Zoheleth, qui erat vicinus fonti Rogel

ROGELIM.

Oppidum Galaad, quod videtur esse in vicinia Mahanaim.

2 Reg. 17-27 Et Berzellaï Galaadites de Rogelim
19-31 Descendens de Rogelim, traduxit regem

ROGATIO.

Eccli. 4- 4 Rogationem contribulati ne abjicias

ROGO.

Exod. 8-28 Longius ne abeatis, rogate pro me
10-17 Et rogate Dominum Deum vestrum
Levit. 4-20 Et rogante pro eis sacerdote, propitius erit
-26 Rogabitq. pro eo sacerdos, et pro peccato
-31 Rogabitque pro eo, et dimittetur ei
-35 Rogabitque pro eo, et pro peccato ejus
5-10 Rogabitq. pro eo sacerdos, et pro peccato ej.
-13 Rogans pro illo et expians
-16 Tradens sacerdoti, qui rogabit pro eo
6- 7 Qui rogabit pro eo coram Domino
10-17 Et rogetis pro ea in conspectu Domini
14-19 Rogabitque pro eo coram Domino
-21 Ut roget pro eo sacerdos
15-15 Rogabitque pro eo coram Domino
-30 Rogabitque pro eo coram Domino
16-11 Et rogans pro se et pro domo sua
-17 Ut roget pro se et pro domo sua
-24 Rogabit tam pro se quam pro populo
26-43 Ipsi vero rogabunt pro peccatis suis
Num. 15-25 Et rogabit sacerdos pro omni multitudine
Num. 16-46 Pergens cito ad populum ut roges pro eis
Judic. 18- 5 Rogaverunt a. eum ut consuleret Dominum
21-22 Sed rogantibus ut acciperent, non dedistis
Ruth. 2- 7 Et rogavit ut spicas colligeret remanentes
1 Reg. 1-17 Det tibi petitionem tuam, quam rogasti eum
20- 6 Respondebis ei : Rogavit me David ut iret
-28 Rogavit me obnixe, ut iret in Bethlehem
2 Reg. 13-25 Noli, fili mi, noli rogare ut veniamus omnes
2 Par. 20- 3 Totum se contulit ad rogandum Dominum
1 Esdr. 8-23 Jejunavimus a., et rogavimus Deum nostr.
2 Esdr. 13- 6 Et in fine dierum rogavi regem
Tobiæ. 5-10 Admiratus pater, rogavit ut introiret ad eum
-16 Rogo te, indica mihi, de qua domo... es tu ?
9- 3 Et roges eum venire ad nuptias meas
10-10 Cumque verbis multis rogaret Raguël Tob.
12- 4 Sed peto te, pater mi, ut roges eum
- 5 Rogare cœperunt, ut dignaretur dimidiam
Esth. 7- 3 Dona mihi animam meam, pro qua rogo
- 7 Surrexit ut rogaret Esther reginam
15- 1 Et rogaret pro populo suo et pro patria sua
Job. 22-27 Rogabis eum, et exaudiet te, et vota tua
Psal. 121- 6 Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem
Prov. 30- 7 Duo rogavi te, ne deneges mihi antequam moriar
Sap. 13-18 Et pro vita rogat mortuum
19- 3 Et quos rogantes projecerant, hos... perseq.
Eccli. 33-22 Melius est enim ut filii tui te rogent
50-21 Et rogavit populus Dom. excelsum in prece
Isai. 37-21 Pro quibus rogasti me de Sennacherib rege
45-20 Et rogant deum non salvantem
53-12 Peccata multorum tulit, et pro transgressoribus rogavit
57-10 Vitam manus tuæ invenisti, propterea non rogasti
58- 2 Rogant me judicia justitiæ : appropinquare
Jerem. 15- 5 Aut quis ibit ad rogandum pro pace tua ?
- 6 Et interficiam te : laboravi rogans
38- 4 Rogamus ut occidatur homo iste
Thren. 3- 8 Cum clamavero, et rogavero, exclusit orat.
Dan. 1- 8 Et rogavit eunuchorum præpositum ne contaminaretur
2-16 Ingressus rogavit regem, ut tempus daret
-23 Et nunc ostendisti mihi quæ rogavimus te
6-12 Ut om. homo qui rogaret quemquam de diis
9- 3 Posui faciem meam ad Do. Deum m. rogare
-13 Et non rogavimus faciem tuam, Dom. Deus
Osee. 12- 4 Et confortatus est : flevit, et rogavit eum
1 Mac. 9-35 Et rogavit Nabuthæos amicos suos
11-62 Et rogaverunt Gazenses Jonathan
2 Mac. 3-31 Quidam rogabant confestim Oniam
4-34 Accedens ad Andronicum, rogabat ut Oniam interficeret
5- 4 Quapropter omnes rogabant in bonum
6-21 Tollentes eum secreto rogabant afferri carnes
8-16 Rogabat ne hostibus reconciliarentur
10- 4 Quibus gestis, rogabant Dominum prostrati
-16 Per orationes Dominum rogantes
11- 6 Cum fletu et lacrymis rogabant Dominum
12- 3 Rogaverunt Judæos... ascendere scaphas
-42 Rogaverunt, ut id quod factum erat delict.
14-15 Conspersi terra, rogabant eum
-25 Rogavitque eum ducere uxorem
Matth. 8- 5 Accessit ad eum, centurio rogans eum
-31 Dæmones autem rogabant eum
-34 Viso eo rogabant, ut transiret a finibus eor.
9-38 Rogate ergo do. messis, ut mittat operarios
14-36 Rogabant eum ut vel fimbriam vestimenti
15-23 Rogabant eum, dicentes : Dimitte eam
16- 1 Rogaverunt eum ut signum de cœlo ostenderet eis
18-29 Et procidens conservus ejus, rogabat eum
-32 Omne debitum dimisi tibi, quon. rogasti me
26-53 An putas, quia non possum rogare Patrem
Marc. 5-17 Et rogare cœperunt eum ut discederet
7-26 Et rogabat eum ut dæmonium ejiceret
8-22 Et rogabant eum ut illum tangeret
10-17 Rogabat eum : Magister bone, quid faciam ?
15- 8 Cœpit rogare, sicut semper faciebat illis
Luc. 4-38 Et rogaverunt illum pro ea
5- 3 Rogavit eum a terra reducere pusillum
-12 Et procidens in faciem, rogavit eum
7- 3 Rogans eum ut veniret, et salvaret
- 4 Rogabant eum sollicite, dicentes ei
-36 Rogabat autem illum quidam de Pharisæis
8-31 Rogabant illum ne imperaret illis
-32 Rogabant eum ut permitt. eis in illos ingredi
-37 Et rogaverunt illum omnis multitudo
-38 Rogabat illum vir, a quo dæmonia exierant
-41 Rogans eum ut intraret in domum ejus
9-40 Et rogavi Discipulos tuos ut ejicerent illum
10- 2 Rogate ergo do. messis, ut mittat operarios
11-37 Rogavit illum quidam Pharisæus
14-18 Rogo te, habe me excusatum
-19 Rogo te, habe me excusatum

Luc. 14-32 Legationem mittens rogat ea quæ pacis sunt
15-28 Pater ergo illius egressus cœpit rogare illum
16-27 Rogo ergo te, Pater, ut mittas eum in dom.
22-32 Ego aut. rogavi pro te ut non deficiat fides
Joan. 4-31 Interea rogabant eum Discipuli, dicentes
-40 Rogaverunt eum ut ibi maneret
-47 Et rogabat eum ut descenderet
12-21 Rogabant eum, dicentes: Domine, volumus
14-16 Rogabo Patrem, et alium Paracletum dabit
16-23 Et in illo die me non rogabitis quidquam
-26 Et non dico vobis quia ego rogabo Patrem
17- 9 Ego pro eis rogo: Non pro mundo rogo
-15 Non rogo ut tollas eos de mundo
-20 Non pro eis autem rogo tantum
19-31 Rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura
-38 Rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæa
Act. 3- 3 Rogabat ut eleemosynam acciperet
8-22 Et roga Deum, si forte remittatur tibi hæc
-31 Rogavitque Philippum ut ascenderet
9-38 Rogantes: Ne pigriteris venire usque ad nos
10-48 Tunc rogaverunt eum ut maneret apud eos
13-42 Rogabant ut sequenti sabbato loquerentur
15-38 Paulus autem rogabat eum
16-39 Educentes rogabant ut egrederentur de urbe
18-20 Rogantibus a. eis ut ampliori tempore man.
19-31 Miserunt ad eum rogantes ne se daret
21-12 Rogabamus nos, et qui loci illius erant
-39 Rogo a. te, permitte mihi loqui ad populum
23-18 Paulus rogavit me hunc adolesc. perducere
-20 Ille autem dixit: Judæis convenit rogare te
25- 2 Et rogabant eum, (-3) postulantes gratiam
27-33 Rogabat Paulus omnes sumere cibum
-34 Propter quod rogo vos accipere cibum
28-14 Rogati sumus manere apud eos dies septem
-20 Rogavi vos videre et alloqui
-22 Rogamus autem a te audire quæ sentis
Rom. 16-17 Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos
1 Cor. 4-16 Rogo ergo vos, imitatores mei estote
16-12 Rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus
2 Cor. 8- 6 Ut rogaremus Titum, ut quemad. cœpit
9- 5 Necessarium ergo existimavi rogare fratres
10- 2 Rogo autem vos ne præsens audeam
12- 8 Ter Dominum rogavi ut discederet a me
-18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem
Philip. 4- 2 Evodiam rogo, et Syntychen deprecor
- 3 Etiam rogo et te, germane compar, adjuva
1 Thes. 4- 1 Rogamus vos et obsecramus in Domino Jesu
-10 Rogamus a. vos, fratres, ut abundetis magis
5-12 Rogamus aut. vos, fratres, ut noveritis eos
-14 Rogamus a. vos, fratres, corripite inquietos
2 Thes. 2- 1 Rogamus a. vos, fratres, per adventum Do.
1 Tim. 1- 3 Sicut rogavi te ut remaneres Ephesi
Hebr. 13-22 Rogo a. vos, fratres, ut sufferatis verbum
1 Joan. 5-16 Non pro illo dico ut roget quis
2 Joan. - 5 Et nunc rogo te, domina, non tanquam

ROGOMMELECH. *Princeps Darii regis.*

Zach. 7- 2 Miserunt ad domum Dei, Sarasar, et Rogommelech

ROHOB I.

Rex Soba, pater Adarezer quem percussit David, quando profectus est (incertum David-ne an Adarezer) ut dominaretur super flumen Euphraten.—ROHOB II. *Levita, qui post reditum a captivitate cum Zorobabel, signavit novum cum Domino fœdus.—Item* ROHOB, *civitas Levitarum in tribu Aser. Hæc tria nomina sub eodem articulo ponimus, quia auctores inter se dissentiunt circa identitatem, præsertim in versiculis 6 et 8 capitis 10, ubi Syrus Soba et Syrus Rohob distinguuntur.*

Num. 13-22 A deserto Sin, usq. Rohob intrantib. Emath
Josue. 19-28 Et Abran, et Rohob, et Hamon
-30 Et Amma et Aphec, et Rohob
21-31 Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis
Judic. 1-31 Et Helba, et Aphec, et Rohob
18-28 Erat autem civitas sita in regione Rohob
2 Reg. 8- 3 Et percussit David Adarezer filium Rohob
-12 De manubiis Adarezer filii Rohob regis Soba
10- 6 Et conduxerunt mercede Syrum Rohob
- 8 Syrus autem Soba, et Rohob, et Istob
1 Par. 6-75 Et Rohob cum suburbanis suis
2 Esdr. 10-11 Micha, Rohob, Hasebia

ROHOBIA. *Filius Eliezer filii Moysis.*

1 Par. 23-17 Fuerunt aut. filii Eliezer: Rohobia primus
Porro filii Rohobia multiplicati sunt
24-21 De filiis quoque Rohobiæ princeps Jesias

ROHOBOTH.

Civitas Idumææ prope flumen (forte Euphraten), patria Saülis Idumæorum regis.

Gen. 36-37 Regnavit pro eo Saül de fluvio Rohoboth
1 Par. 1-48 Regnavit pro eo Saül de Rohoboth

ROMA. *Concubina Nachor fratris Abraham.*

Gen. 22-24 Concubina vero illius, nomine Roma

ROMA. *Civitas Italiæ notissima.*

1 Mac. 1-11 Filius Antiochi regis, qui fuerat Romæ obses
7- 1 Exiit Demetrius Seleuci fil. ab urbe Roma
8-17 Misit eos Romam constituere cum illis amicitiam
-19 Et abierunt Romam viam multam valde
12- 1 Et elegit viros, et misit eos Romam
- 3 Et abierunt Romam, et intraverunt curiam
14-16 Audit. est Romæ quia defunctus esset Jon.
-24 Misit Simon Numenium Romam
15-15 Venit autem Numenius... ab urbe Roma
Act. 18- 2 Præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma
19-21 Oportet me et Romam videre
23-11 Sic te oportet et Romæ testificari
28-14 Et sic venimus Romam
-16 Cum autem venissemus Romam
Rom. 1- 7 Omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei
-15 Et vobis, qui Romæ estis, evangelizare
2 Tim. 1-17 Sed cum Romam venisset

ROMANUS.

Dan. 11-30 Et venient super eum Trieres et Romani
1 Mac. 8- 1 Et audivit Judas nomen Romanorum
-23 Bene sit romanis, et genti Judæorum
-24 Quod si institerit bellum Romanis prius
-26 Sicut placuit Romanis: et custodient
-27 Adjuvabunt Romani ex animo
-28 Sicut placuit Romanis: et custodient
-29 Constituerunt Romani populo Judæorum
12-16 Misimus ad Romanos renovare cum eis
14-24 Cum autem audisset populus Romanus
-40 Appellati sunt Judæi a Romanis amici
15-16 Lucius consul Romanorum, Ptolemæo regi
2 Mac. 4-11 Qui apud Romanos de amicitia et societate functus est
8-10 Tributum quod Romanis erat dandum
-36 Promiserat Romanis se tributum restituere
11-34 Miserunt autem etiam Romani epistolam
Legati Romanorum, populo Jud. salutem
Joan. 11-48 Et venient Romani, et tollent nostrum locum
Act. 2-10 Quæ est circa Cyrenen, et advenæ Romani
16-21 Non licet... neq. facere, cum simus Romani
-37 Homines Romanos miserunt in carcerem
-38 Timueruntque audito quod Romani essent
22-25 Si hominem Romanum, et indemnatum licet vobis flagellare?
-26 Hic enim homo civis Romanus est
-27 Dic mihi si tu Romanus es?
-29 Postquam rescivit quia civis Romanus esset
23-27 Cognito quia Romanus est
25-16 Non est Romanis consuetudo damnare aliq.
28-17 Traditus sum in manus Romanorum

ROMATHITES.

1 Par. 27-27 Vinearumq. cultorib., Semeias Romathites

ROMELIA. *Pater Phacee regis Israel.*

4 Reg. 15-25 Phacee filius Romeliæ, dux ejus
-27 Regnavit Phacee filius Romeliæ
-30 Contra Phacee filium Romeliæ
-32 Anno secundo Phacee filii Romeliæ regis
-37 Et Phacee filium Romeliæ
16- 1 Phacee filii Romeliæ
- 5 Rasin rex Syriæ, et Phacee filius Romeliæ
2 Par. 28- 6 Occiditque Phacee filius Romeliæ
Isai. 7- 1 Et Phacee filius Romeliæ rex Israel
- 4 Furoris Rasin regis Syriæ, et filii Romeliæ
- 5 Consilium inierit contra te Syria... et filius Romeliæ
- 9 Et caput Samariæ filius Romeliæ
8- 6 Assumpsit magis Rasin, et filium Romeliæ

ROMEMTHIEZER. *Filius Heman cantoris.*

1 Par. 25- 4 Geddelthi et Romemthiezer, et Jesbacassa
-31 Vigesima quarta Romemthiezer

RORO.

Isai. 45- 8 Rorate, cœli, desuper, et nubes pluant just.

ROS. *Filius Benjamin.*

Gen. 46-21 Echi, et Ros, et Mophim, et Ophim, et Ared

ROS.

Gen. 27-28 Det tibi Deus de rore cœli
-39 In pinguedine terræ, et in rore cœli desuper
Exod. 16-13 Mane quoque ros jacuit per circuitum cast.
Num. 11- 9 Cumque descenderet nocte super castra ros
Deut. 32- 2 Fluat ut ros eloquium meum
33-13 De pomis cœli, et rore, atque abysso subj.
Deut. 33-28 Cœlique caligabunt rore
Judic. 6-37 Si ros in solo vellere fuerit
-38 Expresso vellere, concham rore implevit
-39 Et omnis terra rore madens
-40 Siccitas in solo vellere, et ros in omni terra
2 Reg. 1-21 Nec ros nec pluvia veniant super vos
17-12 Sicut cadere solet ros super terram
3 Reg. 17- 1 Si erit annis his ros et pluvia
Job. 29-19 Et ros morabitur in messione mea
38-28 Vel quis genuit stillas roris?
Psal. 132- 3 Sicut ros Hermon, qui descendit in montem
Prov. 3-20 Et nubes rore concrescunt
19-12 Sicut ros super herbam, ita et hilaritas ejus
Cant. 5- 2 Quia caput meum plenum est rore
Sap. 11-23 Et tanquam gutta roris antelucani
Eccli. 18-16 Nonne ardorem refrigerabit ros?
43-24 Ros obvians ab ardore venienti humilem efficiet eum
Isai. 18- 4 Et sicut nubes roris in die messis
26-19 Quia ros lucis ros tuus
Dan. 3-50 Quasi ventum roris flantem
-64 Benedicite, omnis imber et ros, Domino
-68 Benedicite, rores et pruina, Domino
4-12 Et rore cœli tingatur, et cum feris pars ejus
-20 Et rore cœli conspergatur
-22 Fœnum ut bos comedes, et rore cœli infund.
-30 Et rore cœli corpus ejus infectum est
5-21 Rore cœli corpus ejus infectum est
Osee. 6- 4 Et quasi ros mane pertransiens
13- 3 Et sicut ros matutinus præteriens
14- 6 Ero quasi ros, Israël germinabit sicut lilium
Mich. 5- 7 Quasi ros a Domino, et quasi stillæ
Aggæi. 1-10 Prohibiti sunt cœli ne darent rorem
Zach. 8-12 Et cœli dabunt rorem suum

ROSA.

Sap. 2- 8 Coronemus nos rosis, antequam marcescant
Eccli. 24-18 Et quasi plantatio rosæ in Jericho
39-17 Et quasi rosa plantata super rivos aquarum
50- 8 Et quasi flos rosarum in diebus verni

ROSEUS.

Esth. 15- 8 Ipsa autem roseo colore vultum perfusa

ROSTRA.

Isai. 41-15 Habens rostra serrantia: triturabis montes
Zach. 4-12 Quæ sunt juxta duo rostra aurea

ROTA.

Exod. 14-25 Et subvertit rotas curruum, ferebanturque
3 Reg. 7-30 Et quatuor rotæ per bases singulas
-32 Quatuor quoq. rotæ, quæ per quatuor angul.
Una rota habebat altitudinis cubitum
-33 Tales a. rotæ erant, quales solent in curru
Psal. 76-19 Vox tonitrui tui in rota
82-14 Deus meus, pone illos ut rotam
Eccle. 12- 6 Et confringatur rota super cisternam
Eccli. 33- 5 Præcordia fatui quasi rota carri
38-32 Convertens pedibus suis rotam
Isai. 5-28 Et rotæ ejus quasi impetus tempestatis
28-27 Nec rota plaustri super cyminum circuibit
-28 Neque vexabit eum rota plaustri
Jerem. 18- 3 Et ecce ipse faciebat opus super rotam
47- 3 Et multitudine rotarum illius
Ezech. 1-15 Apparuit rota una super terram
-16 Aspectus rotarum, et opus ear., quasi visio
Et opera, quasi sit rota in medio rotæ
-18 Statura quoque erat rotis, et altitudo
-19 Ambulant pariter et rotæ juxta ea
Elevabantur simul et rotæ
-20 Et rotæ pariter elevabantur
Spiritus enim vitæ erat in rotis
-21 Pariter elevabantur et rotæ, sequentes ea
Quia spiritus vitæ erat in rotis
3-13 Vocem rotarum sequentium animalia
10- 2 Ingredere in medio rotarum quæ sunt subtus
- 6 Sume ignem de medio rotarum
Ingressus ille stetit juxta rotam
- 9 Et vidi, et ecce quatuor rotæ juxta cherubim: rota una juxta cherub unum, et rota alia juxta cherub unum: species autem rotarum erat quasi visio lapidis chrysolithi.
-10 Quasi sit rota in medio rotæ
-12 Plena erant oculis, in circuitu quat. rotarum
-13 Et rotas istas vocavit volubiles, audiente me
-16 Ibant pariter et rotæ juxta ea
Non residebant rotæ, sed et ipsæ juxta erant
-19 Illis egredientibus, rotæ quoq. subsecutæ
11-22 Et elevaverunt cherubim alas suas, et rotæ
23-24 Venient super te instructi curru et rota
26-10 A sonitu equitum, et rotarum, et curruum
Dan. 7- 9 Rotæ ejus ignis accensus
Nahum. 3- 2 Vox flagelli, et vox impetus rotæ
Jacob. 3- 6 Et inflammat rotam nativitatis nostræ

ROTO.

1 *Reg.* 25-29 Porro inimicorum tuorum anima rotabitur

ROTUNDITAS.

3 *Reg.* 7-35 Erat quædam rotunditas dimidii cubiti

ROTUNDUS, A, UM.

Levit. 19-27 Neque in rotundum attondebitis comam
3 *Reg.* 7-12 Et atrium majus rotundum, trium ordinum
-23 A labio usque ad labium, rotundum in circ.
-31 Unius cubiti erat totum rotundum
Media intercolumnia quadrata, non rotunda
10-19 Et summitas throni rotunda erat in parte
2 *Par.* 4- 2 A labio usq. ad labium, rotundum per circ.
Ezech. 41- 7 Et platea erat in rotundum

RUBEN.

Filius primogenitus Jacob ex Lia uxore, sed cui jura primogenituræ exciderunt, quod lectum patris ascendisset, cum Bala ancilla Rachelis dormiens; ideoque duplex portio de bonis paternis, administratio sacrorum et dominium inter fratres ad alios translata sunt: duplex portio de bonis paternis in filios Joseph Manasse et Ephraim, sacrorum administratio in tribum Levi, et dominium sive regnum in tribum Juda. Jacob ipsum Ruben primogenitum suum, et fortitudinem suam fatetur, sed et principium doloris sui... Et non crescas, *inquit,* quia ascendisti cubile patris, et maculasti stratum ejus, *Genes.* 49-3 *et* 4. *Pene eadem Moyses, Deut.* 33-6: Vivat Ruben... et sit parvus in numero. *Et hæc quidem tribus infima, et ab aliis contempta ut plurimum fuit. Inter filios tribus Ruben, Elisur filius Sedeur, Rubenitarum* 46,500 *principes fuit in deserto; Sammua filius Zachur terræ promissæ explorator. Nullus ab ipsa tribu divisor, quia extra datos terræ promissæ limites sortem petiit, et in quam* 43,700 *Rubenitæ ingressi sunt. Dathan et Abiron filii Eliab, et Hon filius Pheleth de tribu Ruben, cum Core Levita vivi absorpti sunt. De ipsa tribu Ruben putatur Judith, tum et Joel propheta.*

Gen. 29-32 Vocavitque nomen ejus, Ruben
30-14 Egressus a. Ruben tempore messis triticeæ
35-22 Abiit Ruben, et dormivit cum Bala
-23 Filii Liæ : primogenitus Ruben, et Simeon
37-21 Ruben nitebatur liberare eum de manibus
-29 Reversusq. Ruben ad cisternam, non invenit
42-22 E quibus unus Ruben, ait: Numquid non dixi
-37 Respondit Ruben : Duos filios meos interfice
46- 8 Ipse cum liberis suis. Primogenitus Ruben
- 9 Filii Ruben : Henoch, et Phallu, et Hesron
48- 5 Sicut Ruben et Simeon reputabuntur mihi
49- 3 Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea
Exod. 6-14 Filii Ruben primogeniti Israelis
-15 Hæ cognationes Ruben
Num. 1- 5 De Ruben, Elisur filius Sedeur
-20 De Ruben primogenito Israelis per generat.
2-10 In castris filiorum Ruben ad Meridianam
-16 Omnes qui recensiti sunt in castris Ruben
7-30 Die quarto princeps filiorum Ruben
10-18 Profectique sunt et filii Ruben
13- 5 De tribu Ruben, Sammua filium Zechur
16- 1 Hon quoque filius Pheleth de filiis Ruben
26- 5 Ruben primogenitus Israel : hujus filius
- 7 Hæ sunt familiæ de stirpe Ruben
32- 1 Filii a. Ruben et Gad habebant pecora multa
-25 Dixeruntque filii Gad et Ruben ad Moysen
-29 Si transierint filii Gad et filii Ruben vobisc.
-31 Responderuntque filii Gad et filii Ruben
-33 Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ruben
-37 Filii vero Ruben ædificaverunt Hesebon
34-14 Tribus e. filiorum Ruben per familias suas
Deut. 3-12 Et civitates illius dedi Ruben et Gad
-16 Tribubus Ruben et Gad dedi de terra Galaad
4-43 In terra campestri de tribu Ruben
11- 6 Filiis Eliab, qui fuit filius Ruben
27-13 Ruben, Gad, et Aser, et Zabulon
29- 8 Ac tradidimus possidendam Ruben et Gad
33- 6 Vivat Ruben, et non moriatur, et sit parvus
Josue. 4-12 Filii q. Ruben, et Gad, et dimidia tribus
13- 8 Cum qua Ruben et Gad possederunt terram
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben
-23 Factusq. est terminus filior. Ruben Jordanis
15- 6 Ascendens ad lapidem Boën filii Ruben
18- 7 Gad a. et Ruben, et dimidia tribus Manasse
-18 Id est, lapidem Boën filii Ruben
20- 8 In campestri solitudine, de tribu Ruben
21- 7 De tribubus Ruben, et Gad, et Zabulon
-36 De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jer.
22- 9 Reversique sunt, et abierunt filii Ruben
-11 Ædificasse filios Ruben et Gad

Josue. 22-15 Qui venerunt ad filios Ruben et Gad
-21 Responderuntque filii Ruben et Gad
-25 Inter nos et vos, o filii Ruben, et filii Gad
-30 Et verba filior. Ruben et Gad.. susceperunt
-32 Reversusq. est cum principib. a filiis Ruben
-34 Vocaveruntque filii Ruben et filii Gad
Judic. 5-15 Diviso contra se Ruben
-16 Diviso contra se Ruben
4 *Reg.* 10-33 Omnem terram Galaad, et Gad, et Ruben
1 *Par.* 2- 1 Filii a. Israël : Ruben, Simeon, Levi, Juda
5- 1 Filii quoque Ruben primogeniti Israel
- 3 Filii ergo Ruben primogeniti Israël
- 6 Et fuit princeps in tribu Ruben
-18 Filii Ruben, et Gad, et dimidiæ tribus Man.
-26 Et transtulit Ruben et Gad
6-63 Per cognationes suas, de tribu Ruben
-78 Contra Orientem Jordanis, de tribu Ruben
12-37 Trans Jordan. a. de filiis Ruben, et de Gad
Judith. 8- 1 Filii Salathiel, filii Simeon, filii Ruben
Ezech. 48- 6 Usque ad plagam maris, Ruben una
- 7 Et super terminum Ruben, a plaga Orientali
-31 Porta Ruben una, porta Juda una, porta
Apoc. 7- 5 Ex tribu Ruben, duodecim millia signati

RUBENITÆ *et* RUBENITES.

Josue. 1-12 Rubenitis quoque et Gaditis... ait
12- 6 Tradiditque terram eorum Moyses in possessionem Rubenitis et Gaditis
13-23 Hæc est possessio Rubenitarum per cognat.
22- 1 Eodem tempore vocavit Josue Rubenitas
1 *Par.* 11-42 Adina filius Siza Rubenites princeps Rubenitarum, et cum eo triginta
26-32 Præposuit autem eos David rex Rubenitis
27-16 Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri

RUBER, A, UM. *Vid.* MARE.

Exod. 10-19 Arrept. locustam projecit in mare Rubrum
13-18 Viam deserti, quæ est juxta mare Rubrum
15- 4 Principes ejus submersi sunt in mari Rubro
23-31 Ponam autem terminos tuos a mari Rubro
Num. 14-25 Et revertimini in solit. per viam maris Rubri
21- 4 Per viam quæ ducit ad mare Rubrum
-14 Sicut fecit in mari Rubro, sic faciet in torr.
33-10 Egressi, fixerunt tentoria sup. mare Rubrum
Profectique de mari Rubro
Deut. 1- 1 Contra mare Rubrum, intra Pharan et Top.
-40 Abite in solitudinem per viam maris Rubri
2- 1 In solitudinem, quæ ducit ad mare Rubrum
11- 4 Quomodo operuerint eos aquæ maris Rubri
Josue. 2-10 Quod siccaverit Dominus aquas maris Rubri
4-24 Sicut fecerat prius in mari Rubro
24- 6 Persecutiq. sunt... usque ad mare Rubrum
Judic. 11-16 Ambulavit per solit. usq. ad mare Rubrum
3 *Reg.* 9-26 Quæ est juxta Aïlath in littore maris Rubri
4 *Reg.* 3-22 Viderunt Moabitæ econtra aquas rubras
2 *Par.* 8-17 Tunc abiit.. et in Aïlath ad oram maris Rubri
2 *Esdr.* 9- 9 Clamoremq. eor. audisti sup. mare Rubrum
Judith. 5-14 Egressi vero mare Rubrum, deserta Sina montis occupaverunt
Psal. 105- 7 Irritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum
- 9 Increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est
-22 Mirabilia (*fecit*) in terra Cham, terribilia in mari Rubro
135-13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones
-15 Et excussit Pharaonem... in mari Rubro
Sap. 10-18 Transtulit illos per mare Rubrum, et transv.
19- 7 Et in mari Rubro via sine impedimento
Isai. 1-18 Et si fuerint rubra quasi vermiculus
63- 2 Quare ergo rubrum est indumentum tuum?
Jerem. 49-21 Clamor in mari Rubro auditus est vocis ejus
1 *Mac.* 4- 9 Salvi facti sunt patres nostri in mari Rubro
Act. 7-36 Et signa in terra Ægypti et in Rubro mari
Hebr. 11-29 Fide transierunt mare Rubrum

RUBICUNDUS, A, UM.

Cant. 5-10 Dilectus meus candidus et rubicundus
Sap. 13-14 Et rubicundum faciens fuco colorem illius
Thren. 4- 7 Nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiq.
Matth. 16- 2 Serenum erit, rubicundum est enim cœlum

RUBIGO.

Deut. 28-22 Percutiat te Do... aëre corrupto ac rubigine
-42 Et fruges terræ tuæ rubigo consumet
3 *Reg.* 8-37 Fames si oborta fuerit in terra... vel rubigo
Prov. 25- 4 Aufer rubiginem de argento, et egredietur
Ezech. 24- 6 Væ civitati sanguinum, ollæ, cujus rubigo in ea est, et rubigo ejus non exivit de ea
-11 Et consumatur rubigo ejus
-12 Et non exivit de ea nimia rubigo ejus
Joel. 1- 4 Et residuum bruchi comedit rubigo
2-25 Quos comedit locusta, bruchus, et rubigo

RUBOR.

Levit. 14-37 Quasi vallicul. pallore sive rubore deformes

Num. 12-14 Nonne debuerat saltem... rubore suffundi
Ruth. 2-16 Reman. permittite, ut absq. rubore colligat
Isai. 61- 7 Pro confusione vestra duplici et rubore
Luc. 14- 9 Incipias cum rubore noviss. locum tenere

RUBRICA.

Sap. 13-14 Perliniens rubrica, et rubicundum faciens

RUBRICATA.

Exod. 25- 5 Pelles arietum rubricatas, pellesq. janthinas
26-14 Facies... de pellibus arietum rubricatis
35- 7 Pellesque arietum rubricatas et janthinas
-23 Pelles arietum rubricatas et janthinas
36-19 Fecit et opert... de pellibus ariet. rubricatis
39-33 Opertorium de pellibus arietum rubricatis

RUBUS.

Exod. 3- 2 Apparuit... in flamma ignis de medio rubi
Videbat quod rubus arderet, et non combur.
- 3 Videbo... quare non comburatur rubus
- 4 Vocavit eum de medio rubi, et ait : Moyses
Deut. 33-16 Benedictio illius qui apparuit in rubo
Marc. 12-26 Super rubum quomodo dixerit illi Deus
Luc. 6-44 Neque de rubo vindemiant uvam
20-37 Et Moyses ostendit secus rubum, sicut dicit
Act. 7-30 Apparuit illi... Angelus in igne flammæ rubi
-35 Cum manu Angeli, qui apparuit illi in rubo

RUDENTES.

2 *Petr.* 2- 4 Sed rudentibus inferni detractos in tartar.

RUDIS.

2 *Par.* 13- 7 Porro Roboam erat rudis, et corde pavido
Matth. 9-16 Nemo a. immittit commissuram panni rudis
Marc. 2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit

RUFUS I.

Filius Simonis Cyrenæi quem prætereuntem angariaverunt Judæi ut tolleret crucem Jesu. Dicit Evangelista patrem fuisse Rufi et Alexandri, quos nominat tanquam vulgo notos, aut, ut nonnulli suspicantur, quasi Christi discipulos.

Marc. 15-21 Angariaverunt... patrem Alexandri et Rufi

RUFUS II.

Quidam auctores eumdem hunc faciunt cum Rufo præcedente; alii vero diversum. Sanctus Paulus electum eum vocat, quod pietate esset insignis inter Christi fideles.

Rom. 16-13 Salutate Rufum electum in Domino

RUFUS, A, UM. *Adject.*

Gen. 25-25 Qui prior egressus est, rufus erat
-30 Ait : Da mihi de coctione hac rufa
Levit. 13-24 Albam sive rufam habuerit cicatricem
-42 In recalvatione albus vel rufus color fuerit
-49 Si alba vel rufa macula fuerit infecta
Num. 19- 2 Ut adducant ad te vaccam rufam
1 *Reg.* 16-12 Erat autem rufus, et pulcher aspectu
17-42 Erat e. adolescens, rufus, et pulcher aspectu
Zach. 1- 8 Ecce vir ascendens super equum rufum
Et post eum equi rufi, varii, et albi
6- 2 In quadriga prima equi rufi, et in quadriga
Apoc. 6- 4 Et exivit alius equus rufus
12- 3 Ecce draco magnus, rufus, habens capita

RUGA.

Job. 16- 9 Rugæ meæ testimonium dicunt contra me
Ephes. 5-27 Non habentem maculam aut rugam

RUGIO.

Judic. 14- 5 Apparuit catulus leonis sævus, et rugiens
Job. 6- 5 Numquid rugiet onager, cum habuerit
37- 4 Post eum rugiet sonitus, tonabit voce
Psal. 21-14 Sicut leo rapiens et rugiens
37- 9 Rugiebam a gemitu cordis mei
103-21 Catuli leonum rugientes, ut rapiant
Prov. 28-15 Leo rugiens et ursus esuriens
Eccli. 51- 4 A rugientibus, præparatis ad escam
Isai. 5-29 Rugiet ut catuli leonum : et frendet
31- 4 Quomodo si rugiat leo, et catulus leonis
59-11 Rugiemus quasi ursi omnes
Jerem. 2-15 Super eum rugierunt leones, et dederunt
25-30 Dices ad illos : Dominus de excelso rugiet
Rugiens rugiet super decorem suum
51-38 Simul ut leones rugient, excutient comas
Baruch. 6-31 Rugiunt autem clamantes contra Deos
Ezech. 22-25 Sicut leo rugiens, rapiensque prædam
Osee. 11-10 Quasi leo rugiet : quia ipse rugiet
Joel. 3-16 Dominus de Sion rugiet, et de Jerusalem
Amos. 1- 2 Et dixit : Dominus de Sion rugiet
3- 4 Numquid rugiet leo in saltu, nisi habuerit
- 8 Leo rugiet, quis non timebit?
Soph. 3- 3 In medio ejus quasi leones rugientes
1 *Mac.* 3- 4 Sicut catulus leonis rugiens in venatione

1 Petr. 5- 8 Diabolus tanquam leo rugiens circuit
Apoc. 10- 3 Clamavit... quemadmodum cum leo rugit

RUGITUS

Job. 3-24 Tanquam inundantes aquæ, sic rugitus m.
4-10 Rugitus leonis, et vox leænæ, et dentes
39- 3 Et pariunt, et rugitus emittunt
Prov. 20- 2 Sicut rugitus leonis, ita et terror regis
Isai. 5-29 Rugitus ejus ut leonis, rugiet ut catuli
Ezech. 19- 7 Et plenitudo ejus a voce rugitus illius
Zach. 11- 3 Vox rugitus leonum, quoniam vastata est

RUINA.

Exod. 34-12 Amicitias, quæ sint tibi in ruinam
Levit. 26-30 Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum
Deut. 7-16 Nec servies diis eorum, ne sint in ruinam
Judic. 2- 3 Et dii eorum sint vobis in ruinam
8-27 Gedeoni, et omni domui ejus in ruinam
1 Reg. 4-17 Et ruina magna facta est in populo
2 Reg. 1-10 Quod vivere non poterat post ruinam
15-14 Impellat super nos ruinam, et percutiat
4 Reg. 19-25 Eruntque in ruinam collium pugnantium
2 Par. 28-23 Cum econtrario ipsi fuerint ruinæ ei
Judith. 13-25 Subvenisti ruinæ ante conspectum Dei
Esth. 14-11 Ne rideant ad ruinam nostram
Job. 31-29 Gavisus sum ad ruinam ejus qui me oderat
Psal. 105-29 Et multiplicata est in eis ruina
109- 6 Judicabit in nationibus, implebit ruinas
143-14 Non est ruina maceriæ, neque transitus
Prov. 12-13 Propter peccata... ruina proximat malo
13-14 Fons vitæ, ut declinet a ruina mortis
14-27 Fons vitæ, ut declinent a ruina mortis
16-18 Et ante ruinam exaltatur spiritus
17- 5 Et qui ruina lætatur alterius
-16 Qui altam facit domum s., quærit ruinam
-19 Et qui exaltat ostium, quærit ruinam
18- 7 Et labia ipsius, ruina animæ ejus
20-25 Ruina est homini devorare sanctos
24-17 Et in ruina ejus ne exultet cor tuum
-22 Et ruinam utriusque quis novit?
26-28 Et os lubricum operatur ruinas
28-12 Regnantibus impiis ruinæ hominum
29-16 Et justi ruinas eorum videbunt
Eccli. 31-38 Vinum... iram et ruinas multas facit
32-25 In via ruinæ non eas, et non offendes
Isai. 3- 6 Ruina autem hæc sub manu tua
8-14 Et in ruinam habitantibus Jerusalem
17- 1 Et erit sicut acervus lapidum in ruina
23-13 Posuerunt eam in ruinam
25- 2 Quia posuisti... urbem fortem in ruinam
26-19 Et terram gigantum detrahes in ruinam
49-19 Et solitudines tuæ, et terra ruinæ tuæ
51- 3 Dominus... consolabitur omnes ruinas ejus
61- 4 Et ruinas antiquas erigent, et instaurabunt
64-11 Desiderabilia nostra versa sunt in ruinas
Jerem. 6-21 Ecce ego dabo in populum istum ruinas
49-21 A voce ruinæ eorum commota est terra
Baruc. 4-31 Qui gratulati sunt in tua ruina, punientur
-33 Sicut enim gavisa est in tua ruina
Ezech. 18-30 Et non erit vobis in ruinam iniquitas
21-15 Et corde tabescere, et multiplicat ruinas
26-15 Numquid non a sonitu ruinæ tuæ
27-27 Cadent in corde maris in die ruinæ tuæ
31-13 In ruina ejus habitaverunt omnia volatilia
-16 A sonitu ruinæ ejus commovi gentes
32-10 Obstupescent..pro anima sua in die ruinæ t.
43- 7 Et in ruinis regum suorum, et in excelsis
- 9 Repellant... ruinas regum suorum a me
Osee. 9- 8 Propheta laqueus ruinæ factus est
Amos. 6-12 Percutiet domum majorem ruinis
Abdiæ. -13 Neque ingredieris portam..in die ruinæ eor.
Nahum. 3- 3 Multitudinis interfectæ, et gravis ruinæ
Soph. 1- 3 Et ruinæ impiorum erunt : et disperdam
Zach. 14-15 Sic erit ruina... et omnium jumentorum quæ fuerint in castris illis, sicut ruina hæc
-18 Sed erit ruina, qua percutiet Dom... gentes
Matth. 7-27 Et cecidit, et fuit ruina illius magna
Luc. 2-34 Ecce positus est hic in ruinam
6-49 Et facta est ruina domus illius magna

RUINOSUS.

Ezech. 33-24 Qui habitant in ruinosis his super humum
-27 Qui in ruinosis habitant, gladio cadent
36-10 Habit. civitates, et ruinosa instaurabuntur
-33 Et instauravero ruinosa

RUMA.

Civitas in tribu Juda, quæ alias Remphtis, teste Eusebio, vocatur; quæ item, ut tradit D. Hieronymus de Locis Hebraicis, est in finibus Diospoleos, et a plerisque Arimathæa dicitur.

Josue. 15-52 Arab, et Ruma, et Esaan
Judic. 9-41 Et Abimelech sedit in Ruma
4 Reg. 23-36 Nomen matris ejus Zebida... de Rum

RUMINO.

Levit. 11- 3 Omne quod...ruminat in pecoribus, comed.
- 4 Quidquid a. ruminat quid., et habet ungul.
- 5 Chœrogryllus qui ruminat... immundus est
- 6 Lepus quoque : nam et ipse ruminat
- 7 Sus : qui cum ungulam dividat, non ruminat
-26 Animal quod... nec ruminat, immundum
Deut. 14- 6 Animal quod... findit ungulam, et ruminat
- 7 Quæ ruminant, et ungulam non findunt Hæc quia ruminant, et non dividunt ungul.
- 8 Dividit ung., et non ruminat, immunda erit
Cant. 7- 9 Labiisque et dentibus illius ad ruminandum
Osee. 7-14 Super triticum et vinum ruminabant

RUMOR.

3 Reg. 10- 7 Major est sapientia... quam rumor
2 Mac. 5- 5 Sed cum falsus rumor exisset
Marc. 1-28 Processit rumor ej. statim in om. regionem

RUMPO.

Gen. 7-11 Rupti sunt omnes fontes abyssi magnæ
Exod. 28-32 Ne facile rumpatur
Levit. 1-15 Rupto vulneris loco, decurrere faciet sang.
Josue. 9-13 Nunc rupti sunt (*utres*) et soluti
Judic. 16- 9 Qui rupit vincula, quomodo si rumpat quis filum de stupæ tortum putamine
-12 Qui ita rupit vincula quasi fila telarum
2 Par. 16- 3 Ut rupto fœdere quod habes cum Baasa rege
Job. 30-14 Quasi rupto muro, et aperta janua
Eccle. 4-12 Funiculus triplex difficile rumpitur
12- 6 Antequam rumpatur funiculus argenteus
Isai. 5-27 Nec rumpetur corrigia calceamenti ejus
33-20 Et omnes funiculi ejus non rumpentur
59- 5 Ova aspidum ruperunt, et telas araneæ tex.
Jerem. 2-20 Confregisti jugum m., rupisti vincula mea
5- 5 Confregerunt jugum, ruperunt vincula
1 Mac. 6-62 Et rupit citius juramentum quod juravit
15-27 Sed rupit omnia, quæ pactus est cum eo
Matth. 9-17 Alioquin rumpuntur utres, et vinum effund.
Luc. 5- 6 Rumpebatur autem rete eorum
-36 Novum rumpit, et veteri non convenit com.
-37 Alioquin rumpet vinum novum utres
8-29 Ruptis vinculis agebatur a dæm. in deserta

RUNCINA.

Isai. 44-13 Artifex... formavit illud in runcina

RUO.

Gen. 29-13 Complexusque eum, et in oscula ruens
50- 1 Joseph ruit super faciem patris flens
Levit. 9-24 Laudaverunt Dominum, ruentes in facies
Deut. 22- 8 Et sis reus labente alio, et in præceps ruente
Judic. 5-22 Per præceps ruentibus fortissimis hostium
-27 Inter pedes ejus ruit : defecit, et mortuus est
2 Par. 14-13 Ruerunt Æthiopes usque ad internecionem
Isai. 3- 8 Ruit enim Jerusalem, et Judas concidit
Jerem. 6-15 Quamobrem cadent inter ruentes
-21 Et ruent in eis patres et filii simul
30-23 Furor egrediens, procella ruens
46- 6 Juxta flumen Euphraten victi s., et ruerunt
-16 Multiplicavit ruentes, ceciditque vir
Ezech. 6-11 Quia gladio, fame et peste ruituri sunt
9- 8 Remansi ego : ruique super faciem meam
32-24 Omnes hi interfecti, ruentesque gladio
Dan. 4-28 Vox de cœlo ruit : Tibi dicitur, Nabuch.
11-33 Et ruent in gladio et in flamma
-35 Et de eruditis ruent, ut conflentur
Osee. 5- 5 Israel et Ephraim ruent in iniquitate sua, ruet etiam Judas cum eis
Nahum. 2- 5 Ruent in itineribus suis : velociter ascendent
2 Mac. 3-24 Ausi fuerant parere ei, ruentes Dei virtute
12-34 Contigit paucos ruere Judæorum
15-28 Cognoverunt Nicanorem ruisse cum armis

RUPES.

Job. 18- 4 Numq...et transferentur rupes de loco suo?
39-28 Commoratur, atque inaccessis rupibus
Psal. 113- 8 Qui convertit... rupem in fontes aquarum
Eccli. 48-19 Fodit ferro rupem, et ædificavit ad aquam
Jerem. 4-29 Ingressi sunt ardua, et ascenderunt rupes
14- 6 Onagri steterunt in rupibus, traxerunt
Baruc. 5- 7 Montem excelsum, et rupes perennes
Ezech. 6- 3 Montibus, et collibus, rupibus, et vallibus
31-12 Arbusta ejus in universis rupibus terræ

RURSUM *et* RURSUS.

Gen. 4- 2 Rursumque peperit fratrem ejus Abel
8-10 Rursum dimisit columbam ex arca
16-10 Et rursum : Multiplicans, inquit
18-29 Rursumque locutus est ad eum
19- 9 Recede illuc. Et rursus : Ingressus es
20-10 Rursumque expostulans, ait : Quid vidisti
21- 7 Rursumque ait : Quis auditurum crederet
26-18 Rursum fodit alios puteos, quos foderant
Gen. 27-20 Rursumque Isaac ad filium suum
-36 Rursumque ad patrem : Numquid
29- 3 Rursum super os putei ponerent
-33 Rursumque concepit, et peperit filium
30- 7 Rursumque Bala concipiens peperit alter.
-19 Rursum Lia concipiens, peperit sextum
31-51 Dixitque rursus ad Jacob : En tumulus
38- 4 Rursumque concepto fœtu, natum filium
-17 Rursumque illa dicente : Patiar quod vis
41- 5 (*Expergefactus Pharao*,) rursum dorm.
-21 Evigilans, rursus sopore depressus
-41 Dixitque rursus Pharao ad Joseph : Ecce
43-29 Et rursum : Deus, inquit, misereatur tui
-31 Rursumque lota facie egressus, continuit se
44-13 Oneratisque rursum asinis, reversi sunt
Exod. 4- 6 Dixitque Dominus rursum : Mitte manum
26-14 Super hoc rursum aliud operimentum
-23 Rursum alias duas quæ in angulis erigantur
28-34 Rursumque tintinnabulum aliud aureum
32- 9 Rursumque ait Dominus ad Moysen
33-20 Rursumque ait : Non poteris videre
34-35 Sed operiebat ille rursus faciem suam
Levit. 8-28 Rursum suscepta de manibus eorum
13- 5 Rursum recludet eum septem diebus aliis
-16 Quod si rursum versa fuerit in alborem
-35 Post emundationem rursus creverit
-51 Et die septimo rursus aspiciens
14- 9 Et lotis rursum vestibus et corpore
Num. 4- 6 Et operient rursum velamine janthinarum
- 8 Rursum operient velamento janthinarum
6- 9 Die purgationis suæ, et rursum septima
-20 Susceptaque rursum ab eo, elevabit
16- 8 Dixitque rursum ad Core : Audite, filii
22-15 Rursum ille multo plures et nobiliores
-19 Quid mihi rursum respondeat Dominus
24-15 Sumpta igitur parabola, rursum ait
Deut. 9-13 Rursumque ait Dominus ad me : Cerno
30- 3 Rursum congregabit te de cunctis populis
Josue. 3-10 Et rursum : In hoc, inquit, scietis
10-25 Rursum ait ad eos : Nolite timere
24- 4 Illique rursum dedi Jacob et Esaü
Judic. 6-39 Dixitque rursus ad Deum : Ne irascatur
9-37 Rursumque Gaal ait : Ecce populus
11-14 Per quos rursum mandavit Jephte
13- 1 Rursumque filii Israel fecerunt malum
- 9 Apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus
16-12 Quibus rursum Dalila vinxit eum
-13 Dixitque Dalila rursum ad eum : Usquequo
18-28 Quam rursum extruentes habitaverunt in ea
19- 8 Cui socer rursum : Oro te, inquit
- 9 Cui rursum locutus est socer : Considera
20-22 Rursum filii Israel et fortitudine... confid.
Ruth. 1-14 Elevata igitur voce, rursum flere cœperunt
2-20 Rursumque ait : Propinquus noster est homo
3-15 Et rursum, Expande, inquit, pallium tuum
1 Reg. 3- 6 Adjecit Dominus rursum vocare Samuëlem
5- 4 Rursumque mane die altera consurgentes
9- 8 Rursum puer respondit Saüli, et ait
19- 8 Motum est autem rursum bellum
-15 Rursumque misit Saül nuntios ut viderent
-21 Et rursum misit Saül tertios nuntios
20- 3 Et juravit rursum Davidi Et ille ait : Scit
-27 Rursus apparuit vacuus locus David
23- 4 Rursum ergo David consuluit Dominum
2 Reg. 2-22 Rursumque locutus est Abner ad Asaël
6- 1 Congregavit autem rursum David omnes
17- 8 Et rursum intulit Chusaï : Tu nosti
18-22 Rursus autem Achimaas filius Sadoc dixit
20-18 Rursumque illa, Sermo, inquit, dicebatur
21-15 Factum est autem rursum prælium
3 Reg. 7-20 Et rursum alia capitella in summitate
18-22 Ait rursus Elias ad populum : Ego remansi
-34 Rursumque dixit : Etiam secundo hoc
-43 Rursum ait illi : Revertere septem vicibus
19- 6 Bibit, et rursum obdormivit
4 Reg. 1-11 Rursumque misit ad eum principem
4-43 Rursum ille ait : Da populo, ut comedat
7- 8 Rursum reversi sunt ad aliud tabernaculum
13-18 Rursum dixit ei : Percute jaculo terram
24- 1 Et rursum rebellavit contra eum
1 Par. 14-14 Consuluitque rursum David Deum
2 Par. 19- 4 Rursumque egressus est ad populum
Esth. 4-13 Rursum mandavit Esther, dicens
-15 Rursumque Esther hæc Mardochæo
15-18 Rursus corruit, et pene exanimata est
Job. 7- 4 Rursum expectabo vesperam, et replebor
8-19 Ut rursum de terra alii germinentur
14- 7 Si præcisum fuerit, rursum virescit
-14 Putas-ne mortuus homo rursum vivat?
17-12 Et rursum post tenebras spero lucem
19-26 Et rursum circumdabor pelle mea
35- 1 Igitur Eliu hæc rursum locutus est
36-32 Et præcipit ei ut rursus adveniat
37-10 Et rursum latissimæ funduntur aquæ
Prov. 23-35 Quando evigilabo, et rursus vina reperiam?

Eccle. 2-18 Rursus detestatus sum omnem industriam
4- 4 Rursum contemplatus sum omnes labores
Isai. 23-17 Rursum fornicabitur cum universis regnis
Jerem. 31- 4 Rursumque ædificabo te, et ædificaberis
36-28 Rursum tolle volumen aliud : et scribe
Baruc. 4-29 Ipse rursum adducet vobis sempiternam
Ezech. 5- 4 Ex eis rursum tolles, et projicies eos
47- 4 Rursumque mensus est mille, et traduxit
Dan. 9-25 Et rursum ædificabitur platea
10-18 Rursum ergo tetigit me quasi visio hominis
Jonæ. 2- 5 Rursus videbo templum sanctum tuum
Zach. 12- 6 Habitabitur Jerusalem rursus in loco suo
Malac. 2-13 Et hoc rursum fecistis, operiebatis
1 Mac. 4-35 Ut multiplicati rursus venirent in Judæam
9- 1 Alcimum rursus mittere in Judæam
2 Mac. 13-11 Ne sineret blasphem. rursus nationib. subdi
Matth. 4- 7 Rursum scriptum est : Non tentabis
Marc. 2-13 Et egressus est rursus ad mare
5-21 Et cum transcendisset Jesus in navi rursum
10-24 Jesus rursus respondens ait illis : Filioli
11-27 Et veniunt rursus Jerosolymam
12- 5 Et rursum alium misit, et illum occiderunt
14-61 Rursum summus sacerdos interrogabat
-69 Rursus autem cum vidisset illum ancilla
-70 Rursus qui astabant, dicebant Petro : Vere
15- 4 Pilatus autem rursum interrogavit eum
Joan. 9-24 Vocaverunt ergo rursum hominem
11-38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso
12-22 Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu
18-40 Clamaverunt ergo rursum omnes
Act. 11-10 Recepta sunt omnia rursum in cœlum
Rom. 15-12 Et rursus Isaïas ait : Erit radix Jesse
Galat. 5- 3 Testificor autem rursus omni homini
Hebr. 1- 5 Et rursum : Ego ero illi in patrem
4- 5 In isto rursum : Si introibunt in requiem
5-12 Rursum indigetis ut vos doceamini
6- 1 Non rursum jacientes fundamentum
- 6 Rursus renovari ad pœnitentiam, rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei
Jacob. 5-18 Rursum oravit : et cœlum dedit pluviam
2 Petr. 2-20 His rursus implicati superantur

RUS.

Jerem. 23- 3 Convertam eos ad rura sua : et crescent

RUSTICATIO.

Eccli. 7-16 Non oderis...rustication. creatam ab Altiss.
27- 7 Sicut rusticatio de ligno ostendit fructum

RUSTICUS. *Adject.*

1 Par. 27-26 Operi a. rustico, et agricolis qui exerceb.

RUSTICUS. *Subst.*

Sap. 17-16 Si enim rusticus quis erat, aut pastor

RUTA.

Luc. 11-42 Quia decimatis mentham et rutam

RUTH.

Anno mundi 2810, ante J. Ch. 1244. Moabitis uxor Mahalon filii Elimelech et Noemi. Habes totam ejus historiam in libro Ruth, quem videsis. Tulit eam Booz et accepit uxorem, ex qua natus est Obed pater Isai patris David.

Ruth. 1- 4 Una vocabatur Orpha, altera vero Ruth
-14 Ruth adhæsit socrui suæ
-18 Quod obstinato animo Ruth decrevisset
-22 Venit ergo Noëmi cum Ruth Moabitide
2- 2 Dixitque Ruth Moabitis ad socrum suam
- 8 Et ait Booz ad Ruth : Audi, filia, ne vadas
-21 Et Ruth, Hoc quoque, inquit, præcepit mihi
3- 9 Illaq. respondit : Ego sum Ruth ancilla tua
4- 5 Ruth quoque Moabitidem... debes accipere
-10 Et Ruth Moabitidem, uxorem Mahalon
-13 Tulit itaque Booz Ruth, et accepit uxorem
Matth. 1- 5 Booz autem genuit Obed ex Ruth

RUTILO.

Judic. 5-31 Sicut sol in ortu suo splendet, ita rutilent
2 Reg. 23- 4 Lux auroræ... mane absque nubibus rutilat
Matth. 16- 3 Hodie tempestas, rutilat enim triste cœlum

S

SAAL.

Israelita de filiis Bani. Uxorem alienigenam duxerat, quam postea dimisit.

1 Esdr. 10-29 Et de filiis Bani... Jasub, et Saal, et Ramoth

SAANANIM.

Tribus Nephthali regiuncula videtur, in qua urbes Heleph et Elon.

Josue. 19-33 Cœpit term. de Heleph et Elon in Saananim

SAAPH.

Filius Johaddaï, e stirpe Caleb filii Hesron.

1 Par. 2-47 Filii autem Johaddaï... Epha et Saaph
-49 Genuit autem Saaph pater Madmena, Suë

SAARIM.

Civitas in tribu Juda, in qua posteri Simeonis habitaverunt.

1 Par. 4-31 In Hasarsusim, et in Bethberaï, et in Saarim

SABA I.

Filius Chus. Inde Sabæi populi, qui Felicem Arabiam incoluerunt, sunt dicti.

Gen. 10- 7 Filii Chus : Saba, et Hevila, Sabatha
1 Par. 1- 9 Filii a. Chus : Saba, et Hevila, Sabatha

SABA II.

Filius Regma filii Chus. Ab eo civitas regalis Æthiopiæ nomen accepit, quam Josephus a Cambyse rege Meroen ex sororis vocabulo cognominatam scribit.

Gen. 10- 7 Filii Regma : Saba et Dadan
1 Par. 1- 9 Porro filii Regma : Saba et Dadan

SABA III.

Filius Jectan filii Heber. Ipse cum filiis incoluit Meridionalem plagam Arabiæ Felicis.

Gen. 10-28 Et Ebal, et Abimaël, Saba
1 Par. 1-22 Hebal etiam, et Abimaël, et Saba

SABA IV.

Filius Jecsan filii Abraham ex Cetura.

Gen. 25- 3 Jecsan quoque genuit Saba et Dadan
1 Par. 1-32 Porro filii Jecsan : Saba et Dadan

SABA.

Reginæ Saba regnum a Meridie Hierosolymis fuisse apud omnes constat, cum illam Christus Dominus reginam Austri *appellarit. Communior sententia, quæ plurimos habet patronos, in Arabia hoc regnum statuit, quod ita esse conjicitur ex eo quod Arabia aromatibus abundat; et etiam ex voce ipsa* Saba, *quæ cum scribitur per littera* Schin, *Arabiam significat, ut Psal. 71-10 et 15 noster vertit interpres, ut etiam LXX; cum vero scribitur per littera* Samech, *Æthiopiam significat. Incolæ regni Saba Sabæi dicti sunt. Ex dictis duplex est Saba regio : altera quæ est sita inter mare Rubrum et sinum Persicum, abundatque auro, thure, cinnamomo, balsamo, myrrha, palma, calamo, quare appellatur etiam Arabia Felix; altera in Æthiopia.*

3 Reg. 10- 1 Sed et regina Saba, audita fama Salomonis
- 4 Videns a. regina Saba omnem sapientiam
-10 Quam ea quæ dedit regina Saba regi Salom.
-13 Rex a. Salomon dedit reginæ Saba omnia
2 Par. 9- 1 Regina quoque Saba, cum audisset famam
- 9 Ut hæc, quæ dedit regina Saba regi Salom.
-12 Dedit reginæ Saba cuncta quæ voluit
Job. 6-19 Considerate semitas Thema, itinera Saba
Psal. 71-10 Reges Arabum et Saba dona adducent
Isai. 43- 3 Dedi...Ægyptum, Æthiopiam et Saba pro te
60- 6 De Saba venient, aurum et thus deferentes
Jerem. 6-20 Ut quid mihi thus de Saba affertis
Ezech. 27-22 Venditores Saba et Reema, ipsi negotiatores
-23 Saba, Assur, et Chelmad, venditores tui
38-13 Saba, et Dedan, et negotiatores Tharsis

SABACTHANI.

Vox Hebraïca vel Syriaca, quæ significat, ut quid dereliquisti me ?

Matth. 27-46 Eli, Eli, lamma sabacthani ?
Marc. 15-34 Eloï, Eloï, lamma sabacthani?

SABÆUS.

Populi qui in Arabia Felici habitabant, quique ex Strab. lib. 16, et Plin. lib. 6, c. 28, excurrere in vicinas regiones, et latrocinia exercere solebant.

Job. 1- 15 Et irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia
Joel. 3- 8 Venumdabunt eos Sabæis genti longinquæ

SABAIM. *Filius Amon.*

2 Esdr. 7- 59 Qui erat ortus ex Sabaïm filio Amon

SABAIM. *Posteri Chus filii Cham.*

Isai. 45 14 Sabaïm viri sublimes ad te transibunt

SABAMA.

Civitas quam ædificaverunt filii Ruben. Locus hic videtur fuisse in vicinia Jazer. Urbs erat validissima, cujus suburbana et territorium vineis abundabant.

Num. 32-38 Nabo, et Baalmeon... Sabama quoque
Josue. 13-19 Et Cariathaïm, et Sabama, et Sarathasar
Isai. 16- 8 Vineam Sabama domini gentium exciderunt
- 9 Plorabo in fletu Jazer vineam Sabama
Jerem. 48-32 De planctu Jazer plorabo tibi, vinea Sabama

SABAN. *Est ipsa Sabama.*

Num. 32- 3 Et Eleale, et Saban, et Nebo, et Beon

SABANIA.

Unus e Levitis qui ad Deum publicas fecerunt orationes, antequam fœdus renovarent cum Domino.

2 Esdr. 9- 4 Sabania, Bonni, Sarebias, Bani, et Chanani
10-12 Zachur, Serebia, Sabania

SABAOTH.

Jerem. 11-20 Tu a., Domine Sabaoth, qui judicas juste
Rom. 9-29 Nisi Dominus Sabaoth reliquisset nob. sem.
Jacob. 5- 4 Clamor eor. in aures Dom. Sabaoth introivit

SABARIM.

Locus est trans Jordanem, in terra Amorrhæorum, qui a frangendo hoc nomen invenit; siquidem ibi Israelitarum acies fracta est.

Josue. 7- 5 Persecutiq. sunt eos. . usque ad Sabarim

SABARIM.

Nomen est alterius loci, qui est inter terminum Damasci et confinium Emath.

Ezech. 47-16 Emath, Berotha, Sabarim, quæ est inter

SABATH.

Mensis quandoque Januario nostro et Februario respondens; et alias scribitur Shevet.

Zach. 1- 7 Vigesima et quarta undecimi mensis Sabath
1 Mac. 16-14 Mense undecimo : hic est mensis Sabath

SABATHA.

Filius tertius Chus filii Cham. Ab hoc Sabatheni, qui a Græcis Astabari dicuntur, nomenclaturam sortiti sunt.

Gen. 10- 7 Filii Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha

1 *Par.* 1- 9 Filii a. Chus : Saba, et Hevila, Sabatha

SABATHACHA.

Filius quintus Chus filii Cham.

Gen. 10- 7 Filii Chus : Saba.. et Regma,et Sabathacha
1 *Par.* 1- 9 Filii a. Chus. : Saba.. Regma, et Sabathacha

SABATHAI. *Princeps Levitarum.*

2 *Esdr.* 11-16 Sabathaï et Jozabed : super omnia opera

SABBATISMUS.

Hebr. 4- 9 Relinquitur sabbatismus populo Dei

SABBATIZO.

Exod. 16-30 Et sabbatizavit populus die septimo
Levit. 25- 2 Sabbatizes sabbatum Domino
26-35 In terra hostili sabbatizabit

SABBATUM.

Exod. 16-23 Requies sabbati sanctificata est Domino
-25 Comedite illud hodie, quia sabbatum est
-26 In die autem septimo sabbatum est Domini
-29 Quod Dominus dederit vobis sabbatum
20- 8 Memento ut diem sabbati sanctifices
-10 Septimo a. die sabbatum Dom. Dei tui est
-11 Idcirco benedixit Dominus diei sabbati
31-13 Videte ut sabbatum meum custodiatis
-14 Custodite sabbatum meum, sanctum est
-15 In die septimo sabbatum est, requies sancta
-16 Custodiant filii Israël sabbatum
35- 2 Septimus dies erit vobis sanctus, sabbatum
- 3 Habitaculis vestris per diem sabbati
Levit. 16-31 Sabbatum enim requietionis est
19- 3 Sabbata mea custodite. Ego Dominus
-30 Sabbata mea custodite, et sanctuarium
23- 3 Dies septimus, quia sabbati requies est
Sabbatum Domini est in cunctis habitat.
-11 Acceptab. sit pro vobis, altero die sabbati
-15 Numerabitis ergo ab altero die sabbati
-24 Erit vobis sabbatum, memoriale
-32 Sabbatum requietionis est, et affligetis
A vespera usq.ad vesp. celebrabitis sabbata
-38 Exceptis sabbatis Domini, donisq. vestris
-39 Die octavo erit sabbatum, id est, requies
24- 8 Per singula sabbata mutabuntur coram Do.
25- 2 Sabbatizes sabbatum Domino
- 4 Septimo autem anno sabbatum erit terræ
26- 2 Custodite sabbata mea, et pavete ad sanct.
-34 Placebunt terræ sabbata sua cunctis diebus
-35 Requiescet in sabbatis solitudinis suæ, eo
quod non requieverit in sabbatis vestris
-43 Complacebit sibi in sabbatis suis
Num. 15-32 Colligentem ligna in die sabbati
28- 9 Die autem sabbati offeretis duos agnos
-10 Quæ rite funduntur per singula sabbata
Deut. 5-12 Observa diem sabbati, ut sanctifices eum
-14 Septimus dies sabbati est, id est, requies
-15 Præcepit tibi ut observares diem sabbati
4 *Reg.* 4-23 Hodie non sunt calendæ, neque sabbatum
11- 6 Tertia pars vestrum introeat sabbato
- 7 Omnes egredientes sabbato, custodiant
- 9 Qui ingrediebantur sabbatum, cum his qui
egrediebantur sabbato
16-18 Musach quoque sabbati, quod ædificaverat
1 *Par.* 9-32 Ut semp. nov. per sing. sabbata præpararent
23-31 Quam in sabbatis et calendis
2 *Par.* 2- 4 Sabbatis quoque et neomeniis
8-13 Juxta præceptum Moysis in sabbatis
23- 5 Pars vestrum qui veniunt ad sabbatum
- 8 Veniebant per ordinem sabbati, cum his
qui impleverant sabbatum
31- 3 Mane semper et vespere, sabbatis quoque
36-21 Et celebraret terra sabbata sua
Cunctis e.diebus desolationis egit sabbatum
2 *Esdr.* 9-14 Sabbatum sanctificatum tuum ostendisti
10-31 Per diem sabbati ut vendant, non accipiemus ab eis in sabbato
-33 In holocaustum sempiternum in sabbatis
13-15 Calcantes torcularia in sabbato
Et inferentes in Jerusalem die sabbati
-16 Et vendebant in sabbatis filiis Juda
-17 Et profanatis diem sabbati
-18 Iracundiam super Israël violando sabbatum
-19 Cum quievissent portæ Jerus. in die sabbati
Non aperirent eas usque post sabbatum
Ut nullus inferret onus in die sabbati
-21 Ex tempore illo non venerunt in sabbato
-22 Et sanctificandam diem sabbati
Judith. 8- 6 Præter sabbata et neomenias
Psal. 23- 1 Prima sabbati, Psalmus David
37- 1 In rememorationem de sabbato
47- 1 Psalmus Cantici filiis Core secunda sabbati
91- 1 Psalmus Cantici, in die sabbati
92- 1 Laus Cantici... in die ante sabbatum
93- 1 Psalmus ipsi David, quarta sabbati
Isai. 1-13 Neomeniam, et sabbatum, et festivitates
56- 2 Custodiens sabbatum ne polluat illud
- 4 Qui custodierint sabbata mea, et elegerint
- 6 Custodientem sabbatum, ne polluat illud
58-13 Si averteris a sabbato pedem tuum
Et vocaveris sabbatum delicatum
66-23 Mensis ex mense, et sabbatum ex sabbato
Jerem. 17-21 Et nolite portare pondera in die sabbati
17-22 Onera de domibus vestris in die sabbati
Sanctificate diem sabbati, sicut præcepi
-24 Per portas civitatis hujus in die sabbati : et
si sanctificaveritis diem sabbati
-27 Ut sanctificetis diem sabbati, et ne portetis
Per portas Jerusalem in die sabbati
Thren. 1- 7 Vid. eam hostes, et deriserunt sabbata ejus
2- 6 Oblivioni tradidit..festivitatem et sabbatum
Ezech. 20-12 Insuper et sabbata mea dedi eis
-13 Et sabbata mea violaverunt vehementer
-16 Et sabbata mea violaverunt
-20 Et sabbata mea sanctificate
-21 Et sabbata mea violaverunt
-24 Reprobassent, et sabbata mea violassent
21-23 Et sabbatorum otium imitans
22- 8 Sprevisti, et sabbata mea polluisti
-26 A sabbatis meis averterunt oculos suos
23-38 In die illa, et sabbata mea profanaverunt
44-24 Custodient, et sabbata mea sanctificabunt
45-17 In sabbatis, et in universis solemnitatibus
46- 1 Die autem sabbati aperietur
- 3 Ad ostium portæ illius in sabbatis
- 4 In die sabbati sex agnos immaculatos
-12 Pacifica sua, sicut fieri solet in die sabbati
Osee. 2-11 Sabbatum ejus, et omnia festa tempora ejus
Amos. 8- 5 Et sabbatum, et aperiemus frumentum
1 *Mac.* 1-41 Sabbata ej. (*conversa sunt*) in opprobrium
-45 Et coinquinaverunt sabbatum
-48 Et prohiberent celebrari sabbatum
2-32 Adversus eos prælium in die sabbatorum
-34 Ut polluamus diem sabbatorum
-38 Intulerunt illis bellum sabbatis : et mortui
-41 Venerit ad nos in bello die sabbatorum
6-49 Quia sabbata erant terræ
9-34 Cognovit Bacchides,et die sabbatorum venit
-43 Audivit Bacchides, et venit die sabbatorum
10-34 Dies solemnes, et sabbata, et neomeniæ
2 *Mac.* 5-25 Quievit usque ad diem sanctum sabbati
6- 6 Neque autem sabbata custodiebantur
-11 Et latenter sabbati diem celebrantes
8-26 Nam erat ante sabbatum
-27 Spolia congregantes, sabbatum agebant
-28 Post sabbatum vero, debilibus et orphanis
12-38 In eodem loco sabbatum egerunt
15- 1 Cogitavit... die sabbati committere bellum
- 3 Qui imperavit agi diem sabbatorum
Matth. 12- 1 In illo tempore abiit Jesus per sata sabbato
- 2 Faciunt quod non licet facere sabbatis
- 5 Non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes
in templo sabbatum violant?
- 8 Dominus e. est Filius hominis etiam sabbati
-10 Dicentes : Si licet sabbatis curare?
-11 Et si ceciderit hæc sabbatis in foveam
-12 Itaque licet sabbatis benefacere
24-20 Non fiat fuga vestra in hyeme, vel sabbato
28- 1 Vespere autem sabbati,quæ lucescit in prima sabbati
Marc. 1-21 Et statim sabbatis ingressus in synagogam
2-23 Cum Dominus sabbatis ambularet per sata
-24 Ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet?
-27 Sabbatum propter hominem factum est, et
non homo propter sabbatum.
-28 Dominus est Filius hominis etiam sabbati
3- 2 Et observabant eum, si sabbatis curaret
- 4 Licet sabbatis bene facere, an male?
6- 2 Facto sabbato,cœpit in synagoga docere
15-42 Erat Parasceve, quod est ante sabbatum
16- 1 Et cum transisset sabbatum, Maria
- 2 Et valde mane una sabbatorum, veniunt
- 9 Surgens autem mane, prima sabbati
Luc. 4-16 Intravit... die sabbati in synagogam
-31 Ibique docebat illos sabbatis
6- 1 In sabbato secundo primo, cum transiret
- 2 Quid facitis quod non licet in sabbatis?
- 5 Dominus est Filius hominis etiam sabbati
- 6 Factum est autem et in alio sabbato
- 7 Si in sabbato curaret : ut invenirent
- 9 Interrogo vos, si licet sabbatis benefacere
13-10 Erat a. docens in synagoga eorum sabbatis
-14 Indignans quia sabbato curasset Jesus
Et curamini, et non in die sabbati
-15 Unusquisque vestrum sabbato non solvit
-16 Non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati
14- 1 Cum intraret... sabbato, manducare panem
- 3 Dicens : Si licet sabbato curare?
- 5 Et non continuo extrahet illum die sabbati
18-12 Jejuno bis in sabbato : decimas do omnium
Luc. 23-54 Erat Parasceves, et sabbatum illucescebat
-56 Et sabbato quidem siluerunt
24- 1 Una autem sabbati valde diluculo
Joan. 5- 9 Erat autem sabbatum in die illo
-10 Sabbatum est, non licet tibi tollere
-16 Persequebant..quia hæc faciebat in sabbato
-18 Quia non solum solvebat sabbatum
7-22 Et in sabbato circumciditis hominem
-23 Si circumcisionem accipit homo in sabbato
Quia totum hominem sanum feci in sabbato
9-14 Erat autem sabbatum, quando lutum fecit
-16 Non est..a Deo, qui sabbatum non custodit
19-31 Ut non remanerent in cruce corpora sabbato (erat e. magnus dies ille sabbati)
20- 1 Una autem sabbati, Maria Magdalene
-19 Cum ergo sero esset die illo, una sabbatorum
Act. 1-12 Qui est juxta Jerusal., sabbati habens iter
13-14 Ingressi synagogam die sabbatorum, seder.
-27 Quæ per omne sabbatum leguntur
-42 Rogabant ut sequenti sabbato loquerentur
-44 Sequenti vero sabbato pene universa
15-21 Ubi per omne sabbatum legitur
16-13 Die autem sabbatorum egressi sumus foras
17- 2 Per sabbata tria disserebat eis de Scripturis
18- 4 Disputabat in synagoga per omne sabbatum
20- 7 Una autem sabbati cum convenissemus
1 *Cor.* 16- 2 Per unam sabbati unusquisque vestrum
Colos. 2-16 Aut neomeniæ, aut sabbatorum

SABEE.

Civitas in tribu Simeon. Eadem videtur esse cum Bersabee, ut sint tantum in catalogo tredecim urbes.

Josue. 19- 2 Bersabee, et Sabee, et Molada

SABER.

Filius Caleb filii Hesron, ex Maacha.

1 *Par.* 2-48 Concubina Caleb Maacha, peperit Saber

SABULUM.

Exod. 2-12 Percussum Ægyptium abscondit sabulo
Ezech. 47- 8 Egrediuntur ad tumulos sabuli Orientalis

SACCELLUS.

Mich. 6-11 Numq. justificabo... saccelli pondera dolosa

SACCINUS.

Zach. 13- 4 Nec operientur pallio saccino

SACCULUS.

Gen. 42-25 Pecunias singulorum in sacculis suis
43-12 Quam invenistis in sacculis, reportate
Deut. 25-13 Non habebis in sacculo diversa pondera
Job. 14-17 Signasti quasi in sacculo delicta mea
Prov. 7-20 Sacculum pecuniæ secum tulit
16-11 Et opera ejus omnes lapides sacculi
Eccli. 18-33 Et est tibi nihil in sacculo
Isai. 46- 6 Qui confertis aurum de sacculo
Aggæi. 1- 6 Misit eas in sacculum pertusum
Luc. 10- 4 Nolite portare sacculum, neque peram
12-33 Facite vobis sacculos qui non veterascunt
22-35 Quando misi vos sine sacculo et pera
-36 Sed nunc qui habet sacculum, tollat

SACCUS.

Gen. 42-25 Ut implerent eorum saccos tritico
-27 Apertoque unus sacco, ut daret jumento
-28 Pecunia, en habetur in sacco
-35 Reperer. in ore saccorum ligatas pecunias
43-18 Quam retulimus prius in saccis nostris
-21 Aperuimus saccos nostros, et invenimus pecuniam in ore saccorum
-23 Dedit vobis thesauros in saccis vestris
44- 1 Imple saccos eorum frumento
Pecuniam singulorum in summitate sacci
- 2 Scyphum a. m... pone in ore sacci junioris
- 8 Quam invenimus in summitate saccorum
-11 Festinato deponentes in terram saccos
-12 Invenit scyphum in sacco Benjamin
Josue. 9- 4 Saccos veteres asinis imponentes, et utres
2 *Reg.* 3-31 Et accingimini saccis, et plangite
3 *Reg.* 20-31 Ponamus itaque saccos in lumbis nostris
-32 Accinxerunt saccis lumbos suos
21-27 Jejunavitque et dormivit in sacco
4 *Reg.* 5-23 Duo talenta argenti in duobus saccis
19- 1 Scidit vestimenta sua, et opertus est sacco
- 2 Et senes de sacerdotibus, opertos saccis
2 *Esdr.* 9- 1 In jejunio et in saccis, et humus super eos
Esth. 4- 1 Indutus est sacco, spargens cinerem capiti
- 2 Non enim erat licitum indutum sacco
- 3 Sacco et cinere multis pro strato utentibus
- 4 Ut ablato sacco induerent eum
Job. 16-16 Saccum consui super cutem meam
Psal. 29-12 Conscidisti saccum meum, et circumdedisti

Eccli. 25-24 Et quasi saccum ostendit
Isai. 15- 3 In triviis ejus accincti sunt sacco
20- 2 Vade, et solve saccum de lumbis tuis
22-12 Ad calvitium, et ad cingulum sacci
37- 1 Obvolutus est sacco, et intravit
- 2 Et seniores de sacerdotibus, opertos saccis
50- 3 Et saccum ponam operimentum eorum
58- 5 Et saccum et cinerem sternere
Baruc. 4-20 Indui autem me sacco obsecrationis
Dan. 9- 3 Deprecari in jejuniis, sacco, et cinere
Joel. 1- 8 Plange quasi virgo accincta sacco
-13 Cubate in sacco, ministri Dei mei
Amos. 8-10 Super omne dorsum vestrum saccum
Jonæ. 3- 5 Vestiti sunt saccis a majore usq. ad minorem
- 6 Et indutus est sacco, et sedit in cinere
- 8 Operiantur saccis homines et jumenta
Apoc. 6-12 Factus est niger tanquam saccus cilicinus
11- 3 Et prophetabunt... amicti saccis

SACER, CRA, CRUM.

Exod. 13- 5 Celebrab. hunc morem sacrorum mense isto
31-10 Ut fungantur officio suo in sacris
39-29 Fecerunt et laminam sacræ venerationis
3 Reg. 15-13 Ne esset princeps in sacris Priapi
Sap. 14-15 Constituit inter servos suos sacra et sacrificia
1 Mac. 16- 8 Et exclamaverunt sacris tubis
2 Mac. 4-48 Et sacris vasis, causam prosecuti sunt
6- 7 Cum Liberi sacra celebrarentur
8-33 Eum qui sacras januas incenderat
2 Tim. 3-15 Et quia ab infantia sacras Litteras nosti

SACERDOS.

Gen. 14-18 Erat enim sacerdos Dei altissimi
41-45 Filiam Putiphare sacerdotis Heliopoleos
-50 Filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos
47-22 Præter terram sacerdotum, quæ a rege
Exod. 2-16 Erant autem sacerdoti Madian septem filiæ
3- 1 Oves Jethro, soceri sui sacerdotis Madian
18- 1 Cumque audisset Jethro sacerdos Madian
19-22 Sacerdotes quoque qui accedunt ad Dom.
-24 Sacerdotes autem et populus ne transeant
29- 9 Eruntq. sacerdotes mihi religione perpetua
31-10 In ministerio Aaron sacerdoti et filiis ejus
38-21 Ithamar filii Aaron sacerdotis
39-41 Vestes quoque, quibus sacerdotes utuntur
Levit. 1- 5 Offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem
- 9 Adolebitque ea sacerdos super altare
-13 Oblata omnia adolebit sacerdos super altare
-15 Offeret eam sacerdos ad altare
2- 2 Ac deferet ad filios Aaron sacerdotes
- 8 Offerens Dom., trades manibus sacerdotis
-16 De qua adolebit sacerdos in memoriam
3- 2 Fundentq. filii Aaron sacerdotes sanguinem
-11 Et adolebit ea sacerdos super altare
-16 Adolebitque ea super altare sacerdos
4- 3 Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit
-16 Inferet sacerdos, qui unctus est, de sanguine
-20 Rogante pro eis sacerdote, propitius erit
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine
-26 Rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato
-30 Tolletque sacerdos de sanguine in digito
-34 Sumetque sacerdos de sanguine ejus digito
5- 6 Orabitque pro ea sacerdos, et pro peccato
- 8 Dabitque eos sacerdoti : qui primum
-10 Rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato
-12 Tradetque eam sacerdoti, qui. . cremabit
-16 Tradens sacerdoti, qui rogabit pro eo
-18 Offeret arietem immaculatum... sacerdoti
6- 6 Dabit eum sacerdoti, juxta æstimationem
-10 Vestietur tunica sacerdos et feminalibus
-12 Quem nutriet sacerdos subjiciens ligna
-15 Tollet sacerdos pugillum similæ
-22 Sacerdos qui jure patri successerit
-23 Sacrificium sacerdotum igne consumetur
-26 Sacerdos qui offert, comedet eam in loco
7- 5 Et adolebit ea sacerdos super altare
- 7 Ad sacerdot., qui eam obtulerit, pertinebit
- 8 Sacerdos qui offert holocausti victimam
- 9 Ejus erit sacerdotis a quo offertur
-14 Erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem
-30 Adipem hostiæ... tradet sacerdoti
-32 Cedet in primitias sacerdotis
-34 Dedi Aaron sacerdoti et filiis ejus
8-22 In consecratione sacerdotum, posueruntque
12- 6 Agnum anniculum... tradet sacerdoti
- 8 Orabitque pro ea sacerdos
13- 2 Adducetur ad Aaron sacerdotem
- 4 Recludet eum sacerdos septem diebus
- 7 Quod si postquam a sacerdote visus est
- 9 Si fuerit in hom., adducetur ad sacerdotem
-11 Contaminabit itaque eum sacerdos
-13 Considerabit eum sacerdos, et teneri lepra
-15 Tunc sacerdotis judicio polluetur
-17 Considerabit eum sacerdos, et mundum
-25 Considerabit eam sacerdos, et ecce versa
Levit. 13-29 Vir, sive mulier... videbit eos sacerdos
-39 Intuebitur eos sacerdos, si deprehenderit
-43 Et hoc sacerdos viderit, condemnabit
-44 Et separatus est ad arbitrium sacerdotis
-49 Lepra reputabitur, ostendeturque sacerdoti
14- 2 Adducetur ad sacerdotem : (-3) qui egressus
-11 Sacerdos purificans hominem, statuerit eum
-13 Pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia
-14 Assumensque sacerdos de sanguine hostiæ
-21 Ut roget pro eo sacerdos
-23 Offeret..die octavo purificationis s. sacerdoti
-35 Ibit cujus est domus, nuntians sacerdoti
-44 Ingressus sacerdos viderit reversam lepram
-48 Si introiens sacerdos viderit lepram
15-14 Sumet duos turtures... dabitq. eos sacerdoti
-29 Offeret pro se sacerdoti duos turtures
16-32 Expiabit autem sacerdos, qui unctus fuerit
-33 Sacerdotes quoque et universum populum
17- 5 Sacerdoti offerre debent filii Israel hostias
- 6 Fundetque sacerdos sanguinem super altare
19-22 Orabitque pro eo sacerdos
21- 1 Loquere ad sacerdotes filios Aaron
Ne contaminetur sacerdos in mortibus
- 9 Sacerdotis filia si deprehensa fuerit
-10 Pontifex, id est, sacerdos maximus
-21 Habuerit maculam de semine A. sacerdotis
22-10 Inquilinus sacerdotis et mercenarius
-11 Quem autem sacerdos emerit
-12 Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta
-14 Et dabit sacerdoti in sanctuarium
23-10 Feretis...primitias messis vest. ad sacerdot.
-20 Elevaverit eos sacerdos cum panibus
27- 8 Reddere non valebit, stabit coram sacerdote
-11 Si quis voverit, adducetur ante sacerdotem
-14 Considerabit eam sacerdos utrum bona
-18 Supputabit sacerdos pecuniam
-21 Consecrata ad jus pertinet sacerdotum
-23 Supputabit sacerdos, juxta annorum num.
Num. 3- 3 Hæc nomina filiorum Aaron sacerdotum
- 6 Fac stare in conspectu Aaron sacerdotis
-32 Eleazar filius Aaron sacerdotis
4-16 Eleazar filius Aaron sacerdotis
-28 Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
-33 Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
5- 8 Erit sacerdotis, excepto ariete, qui offertur
- 9 Primitiæ... ad sacerdotem pertinent
-10 Et traditur manibus sacerdotis
-15 Adducet eam ad sacerdotem, et offeret
-16 Offeret igitur eam sacerdos, et statuet
-23 Scribetque sacerdos in libello ista
-25 Tollet sacerdos de manu ejus sacrificium
-30 Fecerit ei sacerdos juxta omnia
6-10 Offeret duos turtures... sacerdoti
-11 Facietque sacerdos unum pro peccato
-16 Quæ offeret sacerdos coram Domino
-20 Et sanctificata sacerdotis erunt
7- 8 Sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
10- 8 Filii a. Aaron sacerdotes clangent tubis
15-25 Rogabit sacerdos pro omni multitudine
-28 Deprecabitur pro ea sacerdos, quod inscia
16-37 Præcipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti
-39 Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula
18- 7 Per sacerdotes administrabuntur
-28 Offerte Domino, et date Aaron sacerdoti
19- 3 Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti
- 6 Sacerdos mittet in flammam
25- 7 Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis
-11 Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis
26- 1 Et Eleazarum filium Aaron sacerdotem
- 3 Moyses et Eleazar sacerdos in campestribus
-63 Descripti sunt a Moyse et Eleaz. sacerdote
27- 2 Coram Moyse et Eleazaro sacerdote
-19 Qui stabit coram Eleazaro sacerdote
-21 Eleazar sacerdos consulet Dominum
-22 Statuit eum coram Eleazaro sacerdote
31- 6 Cum Phinees filio Eleazari sacerdotis
-12 Ad Moysen et Eleazarum sacerdotem
-13 Egressi sunt a. Moyses et Eleazar sacerdos
-21 Eleazar quoque sacerdos, ad viros
-26 Tu et Eleazar sacerdos et principes vulgi
-29 Et dabis eam Eleazaro sacerdoti
-41 Tradiditque Moyses... Eleazaro sacerdoti
-51 Susceperuntque Moyses et Eleazar sacerdos
32- 2 Ad Moysen, et ad Eleazarum sacerdotem
-28 Præcepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti
33-38 Ascenditque Aaron sacerdos in montem
34-17 Eleazar sacerdos, et Josue filius Nun
35-25 Donec sacerdos magnus... moriatur
Deut. 17- 9 Veniesque ad sacerdotes Levitici generis
-12 Nolens obedire sacerdotis imperio
-18 Exemplar a sacerdotibus Leviticæ tribus
18- 1 Non habebunt sacerdotes et Levitæ
- 3 Hoc erit judicium sacerdotum a populo
Dabunt sacerdoti armum ac ventriculum
19-17 In conspectu sacerdotum et judicum
Deut. 20- 2 Stabit sacerdos ante aciem, et sic loquetur
24- 8 Facies quæcumque docuerint te sacerdotes
26- 3 Accedesque ad sacerdotem, qui fuerit
- 4 Suscipiensque sacerdos cartallum de manu
27- 9 Dixeruntque Moyses et sacerdotes
31- 9 Tradidit eam sacerdotibus filiis Levi
Josue. 3- 3 Sacerdotes stirpis Leviticæ portantes eam
- 6 Ait ad sacerdotes : Tollite arcam fœderis
- 8 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
-13 Sacerdotes qui portant arcam Domini
-14 Et sacerdotes qui portabant arcam fœderis
-17 Et sacerdotes qui portabant arcam fœderis
4- 3 Ubi steterunt pedes sacerdotum
- 9 Ubi steterunt sacerdotes, qui portabant
-10 Sacerdotes autem, qui portabant arcam
-11 Sacerdotesque pergebant ante populum
-16 Præcipe sacerdotibus, qui portant arcam
6- 4 Sacerdotes tollant septem buccinas
Et sacerdotes clangent buccinis
- 6 Vocavit ergo Josue filius Nun sacerdotes
Septem alii sacerdotes tollant septem
- 8 Septem sacerdotes septem buccinis clanger.
-12 Tulerunt sacerdotes arcam Domini
-16 Clangerent buccinis sacerdotes, dixit
8-33 In conspectu sacerdotum qui portabant
14- 1 Dederunt eis Eleazar sacerdos, et Josue
17- 4 In conspectu Eleazari sacerdotis, et Josue
19-51 Quas sorte diviserunt Eleazar sacerdos
20- 6 Et moriatur sacerdos magnus, qui fuerit
21- 1 Ad Eleazarum sacerdotem et Josue
- 4 Familiam Caath filiorum Aaron sacerdotis
-13 Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis
-19 Civitates filiorum Aaron sacerdotis
22-13 Phinees filium Eleazari sacerdotis
-30 Phinees sacerdos, et principes legationis
-31 Dixitque Phinees filius Eleazari sacerdos
Judic. 17- 5 Et factus est ei sacerdos
-10 Esto mihi parens ac sacerdos, daboque tibi
-12 Et habuit puerum sacerdotem apud se
-13 Benef.. habenti Levitici generis sacerdotem
18- 4 Me mercede conduxit, ut sim ei sacerdos
-17 Et sacerdos stabat ante ostium
-18 Quibus dixit sacerdos : Quid facitis ?
-19 Ut habeamus te patrem ac sacerdotem
Ut sis sacerdos in domo unius viri
-24 Deos... tulistis, et sacerdotem, et omnia
-27 Sexcenti autem viri tulerunt sacerdotem
-30 Ac filios ejus sacerdotes in tribu Dan
1 Reg. 1- 3 Ophni et Phinees, sacerdotes Domini
- 9 Et Heli sacerdote sedente super sellam
2-11 Erat minister... ante faciem Heli sacerdotis
-13 Neque officium sacerdotum ad populum
Veniebat puer sacerdotis
-14 Tollebat sacerdos sibi : sic faciebant
-15 Veniebat puer sacerdotis, et dicebat
Da mihi carnem, ut coquam sacerdoti
-28 Et elegi eum... mihi in sacerdotem
-35 Et suscitabo mihi sacerdotem fidelem
5- 5 Non calcant sacerdotes Dagon
6- 2 Et vocaverunt Philisthiim sacerdotes
14- 3 Qui ortus fuerat ex Heli sacerdote Domini
-19 Cumque loqueretur Saül ad sacerdotem
Ait Saül ad sacerdotem : Contrahe manum
-36 Et ait sacerdos : Accedamus huc ad Deum
21- 1 In Nobe ad Achimelech sacerdotem
- 2 Et ait David ad Achimelech sacerdotem
- 4 Respondens sacerdos ad David, ait illi
- 5 Respondit David sacerdoti, et dixit ei
- 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum
- 9 Dixit sacerdos : Ecce hic gladius
22- 9 Achimelech filium Achitob sacerdotem
-11 Ad accersendum Achimelech sacerdotem
Sacerdotum qui erant in Nobe
-17 Et interficite sacerdotes Domini
Extendere manus suas in sacerdotes
-18 Convertere tu, et irrue in sacerdotes
Irruit in sacerdotes, et trucidavit in die
-19 Civitatem sacerdotum percussit in ore gladii
-21 Quod occidisset Saül sacerdotes Domini
23- 9 Dixit ad Abiathar sacerdotem : Applica
28- 6 Neque per sacerdotes, neque per prophetas
30- 7 Abiathar sacerdotem filium Achimelech
2 Reg. 8-17 Et Sadoc...et Achimelech.. erant sacerdotes
-18 Filii autem David sacerdotes erant
15-24 Venit autem et Sadoc sacerdos
-27 Dixit rex ad Sadoc sacerdotem : O Videns
-35 Tecum Sadoc et Abiathar sacerdotes
Indicabis Sadoc et Abiathar sacerdotibus
17-15 Ait Chusai Sadoc et Abiathar sacerdotibus
19-11 Misit ad Sadoc et Abiathar sacerdotes
20-25 Sadoc vero et Abiathar, sacerdotes
-26 Ira autem Jaïrites erat sacerdos David
3 Reg. 1- 7 Et sermo ei... cum Abiathar sacerdote
- 8 Sadoc vero sacerdos, et Banaias
-19 Abiathar quoque sacerdotem, et Joab

3 Reg. 1-25 Abiathar quoque sacerdotem
-26 Me servum tuum, et Sadoc sacerdotem
-32 Vocate mihi Sadoc sacerdotem, et Nathan
-34 Et ungat eum ibi Sadoc sacerdos
-38 Descendit ergo Sadoc sacerdos
-39 Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei
-42 Jonathas filius Abiathar sacerdotis venit
-44 Misitque cum eo Sadoc sacerdotem
-45 Unxeruntq. eum Sadoc sacerdos, et Nath.
2-22 Et habet Abiathar sacerdotem, et Joab
-26 Abiathar quoque sacerdoti dixit rex
-27 Abiathar, ut non esset sacerdos Domini
-35 Et Sadoc sacerdotem posuit pro Abiathar
4- 2 Azarias filius Sadoc sacerdotis
- 4 Sadoc autem et Abiathar sacerdotes
- 5 Zabud filius Nathan sacerdos, amicus regis
8- 3 De Israël, et tulerunt arcam sacerdotes
- 4 Et ferebant ea sacerdotes et Levitæ
- 6 Intulerunt sacerdotes arcam fœderis
-10 Cum exissent sacerdotes de sanctuario
-11 Non poterant sacerdotes stare et ministrare
12-31 Et fecit... sacerdotes de extremis populi
-32 Constituitq. in Bethel sacerdotes excelsorum
13- 2 Immolabit super te sacerdotes excelsorum
-33 De novissimis populi sacerdotes excelsorum
Et fiebat sacerdos excelsorum
4 Reg. 10-11 Optimates ejus, et notos, et sacerdotes
-19 Et cunctos sacerdotes ipsius vocate ad me
11- 9 Omnia quæ præceperat eis Joïada sacerdos
Venerunt ad Joïadam sacerdotem
-15 Dixerat enim sacerdos : Non occidatur
-18 Mathan quoq. sacerdotem Baal occiderunt
Posuit sacerdos custodias in domo Domini
12- 2 Diebus quibus docuit eum Joïada sacerdos
- 4 Dixitque Joas ad sacerdotes : Omnem pec.
- 5 Accipiant illam sacerdotes juxta ordinem
- 6 Non instauraverunt sacerdotes sartatecta
- 7 Vocavitque... pontificem et sacerdotes
- 8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra accipere
- 9 Mittebantque in eo sacerdotes
-16 Non inferebant... quia sacerdotum erat
16-10 Misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem
-11 Extruxitque Urias sacerdos altare juxta
Ita fecit sacerdos Urias, donec veniret rex
-15 Præcepit quoque... Uriæ sacerdoti
-16 Fecit igitur Urias sacerdos juxta omnia
17-27 Dicens : Ducite illuc unum de sacerdotibus
-28 Cum venisset unus de sacerdotibus his
-32 De novissimis sacerdotes excelsorum
19- 2 Scribam, et senes de sacerdotibus
22- 4 Vade ad Helciam sacerdotem magnum
-10 Librum dedit mihi Helcias sacerdos
-12 Et præcepit Helciæ sacerdoti, et Ahicam
-14 Helcias sacerdos, et Ahicam, et Achobor
23- 2 In Jerusalem cum eo sacerdotes et prophetæ
- 4 Pontifici, et sacerdotibus secundi ordinis
- 8 Congregavitque omnes sacerdotes
Ubi sacrificabant sacerdotes, de Gabaa
- 9 Non ascendebant sacerdotes excelsorum
-20 Occidit universos sacerdotes excelsorum
-24 Quem invenit Helcias sacerdos in templo
25-18 Tulit...Saraïam sacerdotem primum, et Sophoniam sacerdotem secundum
1 Par. 9- 2 Israël, et sacerdotes, et Levitæ, et Nathinæi
-10 De sacerdotibus autem : Jedaïa, Joiarib
-30 Filii a. sacerdotum unguenta.. conficiebant
13- 2 Ad sacerdotes, et Levitas, qui habitant
15-11 Sadoc et Abiathar sacerdotes, et Levitas
-14 Sanctificati sunt ergo sacerdotes
-24 Et Banaïas, et Eliezer, sacerdotes, clangebant
16- 6 Banaïam vero et Jaziel sacerdotes
-39 Sadoc autem sacerdotem, et fratres ejus sacerdotes, coram tabernaculo
18-16 Et Abimelech filius Abiathar, sacerdotes
23- 2 Omnes principes Israël, et sacerdotes
-29 Sacerdotes a. super panes propositionis
24- 6 Coram... principibus, et Sadoc sacerdote
27- 5 Erat Banaïas filius Joïadæ sacerdos
28-21 Ecce divisiones sacerdotum et Levitarum
2 Par. 4- 6 Porro in mari sacerdotes lavabantur
- 9 Fecit etiam atrium sacerdotum, et basilicam
5- 5 Portaverunt sacerdotes cum Levitis
- 7 Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis
-11 Egressis autem sacerdotibus de sanctuario
Om.e. sacerdotes qui ibi potuerant, inveniri
-12 Et cum eis sacerdotes centum viginti
-14 Nec possent sacerdotes stare et ministrare
6-41 Sacerdotes tui, Domine Deus, induantur
7- 2 Nec poterant sacerdotes ingredi templum
- 6 Sacerdotes autem stabant in officiis suis
Porro sacerdotes canebant tubis ante eos
8-14 Officia sacerdotum in ministeriis suis
Et ministrarent coram sacerdotibus
-15 Tam sacerdotes quam Levitæ, ex omnibus
11-13 Sacerdotes autem et Levitæ, qui erant

2 Par. 11-15 Qui constituit sibi sacerdotes excelsorum
13- 9 Ejecistis sacerdotes Domini, filios Aaron
Fecistis vobis sacerdotes sicut omnes populi
Fit sacerdos eorum qui non sunt dii
10 Sacerdotesque ministrant Domino de filiis
-12 Et sacerdotes ejus, qui clangunt tubis
-14 Ac sacerdotes tubis canere cœperunt
15- 3 Absque sacerdote doctore, et absque lege
17- 8 Et cum eis Elisama et Joram sacerdotes
19- 8 Constituit Josaphat Levitas et sacerdotes
-11 Amarias a. sacerdos et pontifex vester
23- 5 Sacerdotum, et Levitarum, et janitorum
- 6 Nisi sacerdotes, et qui ministrant de Levitis
- 9 Deditque Joïada sacerdos centurionibus
-14 Præcepitq. sacerdos ne occideretur in domo
-17 Mathan q. sacerdotem Baal interfecerunt
-18 Sub manibus sacerdotum et Levitarum
24- 2 Cunctis diebus Joïadæ sacerdotis
- 5 Congregavitque sacerdotes et Levitas
-11 Et quem primus sacerdos constituerat
-20 Zachariam filium Joïadæ sacerdotem
-25 In ultionem sanguinis filii Joïadæ sacerdotis
26-17 Ingressus post eum Azarias sacerdos, et cum eo sacerdotes Domini octoginta
-18 Non est tui officii, Ozia... sed sacerdotum
-19 Iratusque Ozias... minabatur sacerdotibus
-20 Azarias pontifex, et omnes reliqui sacerdotes
29- 4 Adduxitque sacerdotes atque Levitas
-16 Sacerdotes quoque ingressi templum Dom.
-21 Dixitq. sacerdotibus filiis Aaron ut offerrent
-22 Et susceperunt sanguinem sacerdotes
-24 Et immolaverunt illos sacerdotes
-26 Tenentes organa David, et sacerdotes tubas
-34 Sacerdotes vero pauci erant
Faciliori ritu sanctificantur quam sacerdotes
30- 3 Sacerdotes, qui possent sufficere, sanctificati
-15 Sacerdotes quoq. atq. Levitæ... obtulerunt
-16 Sacerdotes vero suscipiebant... sanguinem
-21 Levitæ quoque et sacerdotes per organa
-24 Sacerdotum plurima multitudo
-25 Turba Juda, tam sacerdotum et Levitarum
-27 Surrexerunt a. sacerdotes atque Levitæ
31- 2 Tam sacerdotum videlicet quam Levitarum
- 4 Ut darent partes sacerdotibus et Levitis
- 9 Interrogavitque Ezechias sacerdotes
-10 Respondit illi Azarias sacerdos primus
-15 Sechenias, in civitatibus sacerdotum
-17 Sacerdotibus per familias, et Levitis
-19 Sexui masculino de sacerdotibus et Levitis
34- 5 Ossa præterea sacerdotum combussit
- 9 Venerunt ad Helciam sacerdotem magnum
-14 Reperit Helcias sacerdos librum legis
-18 Tradidit mihi Helcias sacerdos hunc librum
-30 Sacerdotes et Levitæ, et cunctus populus
35- 2 Et constituit sacerdotes in officiis suis
- 8 Tam populo, quam sacerdotibus et Levitis
Dederunt sacerdotibus ad faciendum Phase
-10 Et steterunt sacerdotes in officio suo
-11 Asperseruntque sacerdotes manu sua sang.
-14 Et sacerdotibus postea paraverunt
Ad noctem sacerdotes fuerunt occupati
Et sacerdotibus filiis Aaron paraverunt
-18 Fecit Phase sicut Josias, sacerdotibus
36-14 Universi principes sacerdotum, et populus
1 Esdr. 1- 5 Et Benjamin, et sacerdotes, et Levitæ
2-36 Sacerdotes : Filii Jadaïa in domo Josue
-61 Et de filiis sacerdotum : filii Hobia
-63 Donec surgeret sacerdos doctus
-70 Habitaverunt ergo sacerdotes et Levitæ
3- 2 Et fratres ejus sacerdotes, et Zorobabel
- 8 Et reliqui de fratribus eorum sacerdotes
-10 Steterunt sacerdotes in ornatu suo
-12 Plurimi etiam de sacerdotibus et Levitis
6- 9 Et oleum, secundum ritum sacerdotum
-16 Sacerdotes et Levitæ, et reliqui filiorum
-18 Statuerunt sacerdotes in ordinibus suis
-20 Purificati e. fuerant sacerdotes et Levitæ
Et fratribus suis sacerdotibus, et sibi
7- 5 Filii Aaron sacerdotis ab initio
- 7 De filiis sacerdotum, et de filiis Levitarum
-11 Quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti
-12 Artaxerxes rex regum Esdræ sacerdoti
-13 Et de sacerdotibus ejus, et de Levitis
-16 Et de sacerdotibus quæ sponte obtulerint
-21 Quodcumq. petierit a vobis Esdras sacerdos
-24 Notum facimus de universis sacerdotibus
8-15 In populo et in sacerdotibus de filiis Levi
-24 Separavi de principibus sacerdotum
-29 Appendatis coram principibus sacerdotum
-30 Susceperunt autem sacerdotes et Levitæ
-33 Per manum Meremoth filii Uriæ sacerdot.
9- 1 Populus Israel, sacerdotes et Levitæ
- 7 Et reges nostri, et sacerdotes nostri
10- 5 Adjuravit principes sacerdotum et Levitar.
-10 Et surrexit Esdras sacerdos, et dixit

1 Esdr. 10-16 Abierunt, Esdras sacerdos, et viri principes
-18 Et inventi sunt de filiis sacerdotum
2 Esdr. 2-16 Et Judæis, et sacerdotibus, et optimatibus
3- 1 Surrexit Eliasib sacerdos magnus, et fratres ejus sacerdotes
-20 Ad portam domus Eliasib sacerdotis magni
-22 Et post eum ædificaverunt sacerdotes
-28 A porta Equorum ædificaverunt sacerdotes
5-12 Et vocavi sacerdotes, et adjuravi eos
7-39 Sacerdotes : Filii Idaïa in domo Josue
-63 De sacerdotibus, filii Habia, filii Accos
-65 Donec staret sacerdos doctus et eruditus
-73 Habitaverunt autem sacerdotes et Levitæ
8- 2 Attulit ergo Esdras sacerdos legem
- 9 Et Esdras sacerdos et scriba, et Levitæ
-13 Sacerdotes et Levitæ, ad Esdram scribam
9-34 Principes nostri, sacerdotes nostri, et patres
-38 Levitæ nostri, et sacerdotes nostri
10- 8 Maazia, Belgaï, Semeïa : hi sacerdotes
-28 Reliqui de populo, sacerdotes, Levitæ
-34 Inter sacerdotes, et Levitas, et populum
-36 Sacerdotibus qui ministrant in domo Dei
-37 Afferemus sacerdotibus ad gazophylacium
-38 Erit autem sacerdos filius Aaron
-39 Et ibi erunt vasa sanctificata, et sacerdotes
11- 3 In urbibus suis, Israël, sacerdotes, Levitæ
-10 De sacerdotibus, Idaïa filius Joarib, Jachin
-20 Reliqui ex Israël sacerdotes et Levitæ
12- 1 Hi sunt autem sacerdotes et Levitæ
- 7 Isti principes sacerdotum, et fratres eorum
-12 Erant sacerdotes et principes familiarum
-22 Et sacerdotes in regno Darii Persæ
-26 In diebus... Esdræ sacerdotis scribæque
-30 Et mundati sunt sacerdotes et Levitæ
-34 De filiis sacerdotum in tubis, Zacharias
-40 Et sacerdotes, Eliachim, Maazia, Miamin
-43 Ut introferrent... sacerdotes et Levitas
Lætificatus est Juda in sacerdotibus et Lev.
13- 4 Et super hoc erat Eliasib sacerdos
-13 Super horrea, Selemiam sacerdotem
-28 Joïada filii Eliasib sacerdotis magni, gener
-30 Constitui ordines sacerdotum et Levitarum
Judith. 4- 5 Sacerdos etiam Eliachim scripsit
- 7 Constituerat eis sacerdos Domini Eliachim
- 9 Et induerunt se sacerdotes ciliciis
-11 Eliachim sacerdos Domini magnus circuivit
Esth. 11- 1 Dositheus, qui se sacerdotem... ferebat
Job. 12-19 Ducit sacerdotes inglorios
Psal. 77-64 Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt
98- 6 Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus
109- 4 Tu es sacerdos in æternum
131- 9 Sacerdotes tui induantur justitiam
-16 Sacerdotes ejus induam salutari
Eccli. 7-31 Et sacerdotes illius sanctifica
-33 Et honorifica sacerdotes, et propurga te
50- 1 Simon Oniæ filius, sacerdos magnus
-13 Accipiendo a. partes de manu sacerdotum
Isai. 8- 2 Testes fideles, Uriam sacerdotem
24- 2 Et erit sicut populus, sic sacerdos
28- 7 Sacerdos et propheta nescierunt
37- 2 Seniores de sacerdotibus, opertos saccis
61- 6 Vos autem sacerdotes Domini vocabimini
66-21 Assumam ex eis in sacerdotes et Levitas
Jerem. 1- 1 De sacerdotibus qui fuerunt in Anathoth
-18 Et sacerdotibus, et populo terræ
2- 8 Sacerdotes non dixerunt : Ubi est Dominus
-26 Principes, et sacerdotes, et prophetæ
4- 9 Et obstupescent sacerdotes, et prophetæ
5-31 Et sacerdotes applaudebant manibus suis
6-13 Et a propheta usque ad sacerdotem
8- 1 Ossa sacerdotum, et ossa prophetarum
-10 A propheta usque ad sacerdotem cuncti
13-13 Implebo... et sacerdotes et prophetas
14-18 Propheta quoque et sacerdos abierunt
18-18 Non enim peribit lex a sacerdote
19- 1 Accipe... a senioribus sacerdotum
20- 1 Audivit Phassur filius Emmer sacerdos
21- 1 Et Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem
23-11 Propheta namque et sacerdos polluti sunt
-33 Populus iste, vel propheta, aut sacerdos
-34 Et propheta, et sacerdos, et populus
26- 7 Et audierunt sacerdotes, et prophetæ
- 8 Apprehenderunt eum sacerdotes
-11 Et locuti sunt sacerdotes et prophetæ
-16 Populus ad sacerdotes et ad prophetas
27-16 Ad sacerdotes et ad populum ist. locut. sum
28- 1 Coram sacerdotibus et omni populo dicens
- 5 Hananiam prophetam, in oculis sacerdotum
29- 1 Et ad sacerdotes, et ad prophetas
-25 Ad Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem, et ad universos sacerdotes
-26 Dedit te sacerdotem pro Joaïda sacerdote
-29 Legit ergo Sophonias sacerdos librum
31-14 Inebriabo animam sacerdotum pinguedine
32-32 Principes eorum, et sacerdotes eorum

Jerem. 33-18 De sacerdotibus et de Levitis non interibit
-21 Et Levitæ et sacerdotes ministri mei
34-19 Eunuchi et sacerdotes, et omnis populus
37- 3 Sophoniam filium Maasiæ sacerdotem
48- 7 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
49- 3 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
52-24 Tulit... Saraïam sacerdotem primum, et Sophoniam sacerdotem secundum
Thren. 1- 4 Sacerdotes ejus gementes, virgines ejus
-19 Sacerdotes mei, et senes mei
2- 6 Tradidit Dominus... regem et sacerdotem
-20 Si occiditur in sanctuario Domini sacerdos
4-13 Iniquitates sacerdotum ejus, qui effuderunt
-16 Facies sacerdotum non erubuerunt
Baruc. 1- 7 Ad Joakim filium Helciæ filii Salom sacerdotem, et ad sacerdotes
-16 Principibus nostris, et sacerdotibus nostris
6- 9 Unde subtrahunt sacerdotes ab eis aurum
-17 Ita tutantur sacerdotes ostia clausuris
-27 Hostias illorum vendunt sacerdotes
-30 In domibus eorum sacerdotes sedent
-32 Vestimenta eorum auferunt sacerdotes
-45 Nisi id quod volunt esse sacerdotes
-48 Cogitant sacerdotes apud se
-54 Sacerdotes quidem ipsorum fugient
Ezech. 1- 3 Ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem
7-26 Et lex peribit a sacerdote, et consilium
22-26 Sacerdotes ejus contempserunt legem
40-45 Sacerdotum erit qui excubant in custodiis
-46 Sacerdotum erit qui excubant ad minister.
42-13 In quibus vescuntur sacerdotes
-14 Cum autem ingressi fuerint sacerdotes
43-19 Et dabis sacerdotibus et Levitis
-24 Et mittent sacerdotes super eos sal
-27 Facient sacerdotes super altare holocausta
44-15 Sacerdotes autem et Levitæ filii Sadoc
-21 Et vinum non bibet omnis sacerdos
-22 Et viduam, quæ fuerit vidua a sacerdote
-30 Quæ offeruntur, sacerdotum erunt
Primitiva ciborum v. dabitis sacerdoti
-31 De pecoribus non comedent sacerdotes
45- 4 Erit sacerdotibus ministris sanctuarii
-19 Et tollet sacerdos de sanguine
46- 2 Et facient sacerdotes holocaustum ejus
-19 In gazophylacia sanctuarii ad sacerdotes
-20 Locus ubi coquent sacerdotes pro peccato
48-10 Erunt primitiæ sanctuarii sacerdotum
-11 Sacerdotibus sanctuarium erit de filiis
-13 Levitis similiter juxta fines sacerdotum
Dan. 3-84 Benedicite, sacerdotes Domini, Domino
14- 7 Iratus rex vocavit sacerdotes ejus, et ait
- 9 Erant autem sacerdotes Bel septuaginta
-10 Et dixerunt sacerdotes Bel : Ecce nos
-14 Sacerdotes autem ingressi sunt nocte
-20 Tunc apprehendit sacerdotes, et uxores
-27 Draconem interfecit, et sacerdotes occidit
Osee. 4- 4 Sicut hi qui contradicunt sacerdoti
- 9 Et erit sicut populus, sic sacerdos
5- 1 Audite hoc, sacerdotes, et attendite
6- 9 Particeps sacerdotum, in via interficientium
Joel. 1- 9 Luxerunt sacerdotes ministri Domini
-13 Accingite vos, et plangite, sacerdotes
2-17 Plorabunt sacerdotes ministri Domini
Amos. 7-10 Et misit Amasias sacerdos Bethel
Mich. 3-11 Et sacerdotes ejus in mercede docebant
Soph. 1- 4 Nomina æditruorum cum sacerdotibus
3- 4 Sacerdotes ejus polluerunt sanctum
Aggæi. 1- 1 Jesum filium Josedec sacerdotem magnum
-12 Jesus filius Josedec sacerdos magnus
-14 Spiritum Jesu filii Josedec sacerdotis magni
2- 3 Jesum filium Josedec sacerdotem magnum
- 5 Confortare, Jesu fili Josed. sacerdos magne
-12 Interroga sacerdotes legem, dicens
-13 Respondentes autem sacerdotes, dixerunt
-14 Responderunt sacerdotes, et dixerunt
Zach. 3- 1 Jesum sacerdotem magnum stantem
- 8 Audi, Jesu sacerdos magne, tu et amici
6-11 In capite Jesu filii Josedec sacerdotis magni
-13 Et erit sacerdos super solio suo
7- 3 Ut dicerent sacerdotibus domus Domini
- 5 Loquere... ad sacerdotes, dicens
Malac. 1- 6 Ad vos, o sacerdotes, qui despicitis nomen
2- 1 Ad vos mandatum hoc, o sacerdotes
- 7 Labia enim sacerdotis custodient scientiam
1 Mac. 2- 1 Sacerdos ex filiis Joarib ab Jerusalem
3-51 Et sacerdotes tui facti sunt in luctum
3-51 Et sacerdotes tui facti sunt in luctum
4-42 Et elegit sacerdotes sine macula
5-67 In die illa ceciderunt sacerdotes in bello
7- 5 Dux eorum, qui volebat fieri sacerdos
-14 Homo sacerdos de semine Aaron venit
-33 Exierunt de sacerdotibus populi salutare
-36 Et intraverunt sacerdotes, et steterunt
10-20 Constituimus te hodie summum sacerdotem
32 Do eam summo sacerdoti, ut constituat
1 Mac. 10-38 Alii potestati, nisi summi sacerdotis
-42 Et hæc ad sacerdotes pertineant
-69 Misit ad Jonathan summum sacerdotem
11-23 De senioribus Israël, et de sacerdotibus
12- 3 Et dixerunt : Jonathas summus sacerdos
- 6 JONATHAS summus sacerdos, et seniores gentis, et sacerdotes
- 7 Epistolæ ad Oniam summum sacerdotem
-20 Arius... Oniæ sacerdoti magno salutem
13-36 REX Demetrius Simoni summo sacerdoti
-42 Anno primo sub Simone summo sacerdote
14-17 Factus esset summus sacerdos loco ejus
-20 Et civitates, Simoni sacerdoti magno, et senioribus, et sacerdotibus
-23 Scripsimus Simoni magno sacerdoti
-27 Anno tertio sub Simone sacerdote magno
-28 In conventu magno sacerdotum
-30 Et factus est illis sacerdos magnus
-35 Ducem suum, et principem sacerdotum
-41 Sacerdotes eorum consenserunt eum esse ducem suum, et summum sacerdotem
-44 Ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotibus
-47 Princeps gentis Judæorum et sacerdotum
15- 1 Ab insulis maris Simoni sacerdoti
- 2 REX Antiochus Simoni sacerdoti magno
-17 Missi a Simone principe sacerdotum
-21 Tradite eos Simoni principi sacerdotum
-24 Scripserunt Simoni principi sacerdotum
16-12 Erat enim gener summi sacerdotis
-24 Ex quo factus est princeps sacerdotum
2 Mac. 1-10 Qui est de genere Christorum sacerdotum
-13 Consilio deceptus sacerdotum Naneæ
-15 Cumq. proposuissent eas sacerdotes Naneæ
-19 Sacerdotes, qui tunc cultores Dei erant
-20 Nepotes sacerdotum illorum
-21 Jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua
-23 Orationem a. faciebant omnes sacerdotes
-30 Sacerdotes autem psallebant hymnos
-33 Hi qui translati fuerant sacerdotes
-35 Sacerdotibus donavit multa bona, et alia
3- 4 Obsistente sibi principe sacerdotum
- 9 A summo sacerdote in civitate... exceptus
-10 Summus sacerdos ostendit deposita esse
-15 Sacerdotes autem ante altare cum stolis
-16 Qui videbat summi sacerdotis vultum
-21 Magni sacerdotis in agone constituti
-32 Considerans autem summus sacerdos
-33 Cumque summus sacerdos exoraret
Dixerunt : Oniæ sacerdoti gratias age
4-13 Et non sacerdotis Jasonis nefarium
-14 Ita ut sacerdotes jam non... deditì essent
14- 3 Alcimus... qui summus sacerdos fuerat
-13 Maximi templi summum sacerdotem
-31 Sacerdotibus solitas hostias offerentibus
-34 Sacerdotes autem protendentes manus
15-12 Oniam, qui fuerat summus sacerdos
-31 Convocatis contribulibus et sacerdotibus
Matth. 2- 4 Congregans omnes principes sacerdotum
8- 4 Vade, ostende te sacerdoti, et offer munus
12- 4 Non licebat... nisi solis sacerdotibus
- 5 Sacerdotes in templo sabbatum violant
16-21 Et Scribis, et principibus sacerdotum
20-18 Tradetur principibus sacerdotum et Scribis
21-15 Videntes autem principes sacerdotum
-23 Principes sacerdotum, et seniores populi
-45 Et cum audissent principes sacerdotum
26- 3 Congregati sunt principes sacerdotum
In atrium principis sacerdotum
-14 Abiit unus... ad principes sacerdotum
-47 Missi a principibus sacerdotum et seniorib.
-51 Percutiens servum principis sacerdotum
-57 Duxerunt ad Caïph. principem sacerdotum
-58 Usque in atrium principis sacerdotum
-59 Principes a. sacerdotum, et omne concilium
-62 Surgens princeps sacerdotum, ait illi
-63 Et princeps sacerdotum ait illi : Adjuro te
-65 Princeps sacerdotum scidit vestimenta sua
27- 1 Omnes principes sacerdotum, et seniores
- 3 Triginta argenteos principibus sacerdotum
- 6 Principes a. sacerdotum, acceptis argenteis
-12 Cum accusaretur a principibus sacerdotum
-20 Principes autem sacerdotum, et seniores
-41 Principes sacerdotum illudentes cum Scribis
-62 Convenerunt principes sacerdotum
28-11 Nuntiaverunt principib. sacerdotum omnia
Marc. 1-44 Ostende te principi sacerdotum, et offer
2-26 Sub Abiathar principe sacerdotum
Non licebat manducare, nisi sacerdotibus
8-31 A senioribus, et a summis sacerdotibus
10-33 Tradetur principibus sacerdotum et Scribis
11-18 Principes sacerdotum et Scribæ quærebant
-27 Accedunt ad eum summi sacerdotes
14- 1 Quærebant summi sacerdotes et Scribæ
-10 Abiit ad summos sacerdotes, ut proderet
-43 Cum gladiis et lignis, a summis sacerdotibus
Marc. 14-47 Percussit servum summi sacerdotis
-53 Adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem : et convenerunt omnes sacerdotes
-54 Usque intro in atrium summi sacerdotis
-55 Summi vero sacerdotes, et omne concilium
-60 Exurgens summus sacerdos in medium
-61 Rursum summus sacerdos interrogabat
-63 Summus a. sacerdos scindens vestimenta
-66 Venit una ex ancillis summi sacerdotis
15- 1 Consilium facientes summi sacerdotes
- 3 Accusabant eum summi sacerdotes in multis
-10 Tradidissent eum summi sacerdotes
-31 Similiter et summi sacerdotes, illudentes
Luc. 1- 5 Sacerdos quidam nomine Zacharias
3- 2 Sub principibus sacerdotum Anna et Caïpha
5-14 Vade, ostende te sacerdoti, et offer
6- 4 Non licet manduc., nisi tantum sacerdotibus
9-22 Et principibus sacerdotum, et Scribis
10-31 Ut sacerdos quidam descenderet eadem via
17-14 Dixit : Ite, ostendite vos sacerdotibus
19-47 Principes autem sacerdotum, et Scribæ
20- 1 Convenerunt principes sacerdot., et Scribæ
-19 Quærebant principes sacerdotum, et Scribæ
22- 2 Quærebant principes sacerdotum, et Scribæ
- 4 Locutus est cum principibus sacerdotum
-50 Percussit... servum principis sacerdotum
-52 Principes sacerdotum, et magistratus templi
-54 Duxerunt ad domum principis sacerdotum
-66 Seniores plebis, et principes sacerdotum
23- 4 Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum
-10 Stabant autem principes sacerdotum
-13 Convocatis principibus sacerdotum
24-20 Tradiderunt summi sacerdotes et principes
Joan. 1-19 Miserunt Judæi ab Jerosolymis sacerdotes
12-10 Cogitaverunt autem principes sacerdotum
Act. 4- 1 Supervenerunt sacerdotes, et magistratus
- 6 Annas princeps sacerdotum, et Caïphas
-23 Principes sacerdotum et seniores dixissent
5-17 Exurgens autem princeps sacerdotum
-21 Adveniens autem princeps sacerdotum
-24 Magistratus templi, et principes sacerdotum
-27 Et interrogavit eos princeps sacerdotum
6- 7 Turba sacerdotum obediebat fidei
7- 1 Dixit autem princeps sacerdotum
9- 1 Accessit ad principem sacerdotum
-14 Habet potestatem a principibus sacerdotum
-21 Vinctos illos duceret ad princ. sacerdotum
14-12 Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civit.
19-14 Scevæ principis sacerdotum septem filii
22- 5 Princeps sacerdotum mihi testim. reddit
-30 Solvit eum, et jussit sacerdotes convenire
23- 2 Princeps a. sacerdotum Ananias præcepit
- 4 Summum sacerdotem Dei maledicis ?
- 5 Nesciebam... quia princeps est sacerdotum
-14 Qui accesserunt ad principes sacerdotum
24- 1 Descendit princeps sacerdotum, Ananias
25- 2 Adieruntque eum principes sacerdotum
-15 Adierunt me principes sacerdotum
26-10 A principibus sacerdotum potestate accepta
-12 Et permissu principum sacerdotum
Hebr. 5- 6 Tu es sacerdos in æternum
7- 1 Melchisedech, rex Salem, sacerdos Dei
- 3 Manet sacerdos in perpetuum
-11 Alium surgere sacerdotem
-14 Nihil de sacerdotibus Moyses locutus est
-15 Exurgat alius sacerdos
-17 Quoniam tu es sacerdos in æternum
-20 Sine jurejurando sacerdotes facti sunt
-21 Tu es sacerdos in æternum
-23 Alii quidem plures facti sunt sacerdotes
-27 Quemadmodum sacerdotes, prius
-28 Constituit sacerdotes infirmitatem habentes
8- 4 Super terram, nec esset sacerdos
9- 6 Tabernaculo semper introibant sacerdotes
10-11 Sacerdos præsto est quotidie ministrans
-21 Sacerdotem magnum super domum Dei
Apoc. 1- 6 Et fecit nos regnum et sacerdotes Deo
5-10 Fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes
20- 6 Erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnab.

SACERDOTALIS, E.

Gen. 47-26 Absque terra sacerdotali, quæ libera
Exod. 19- 6 Vos eritis mihi in regnum sacerdotale
Levit. 6-29 Masculus de genere sacerdotali vescetur
7- 6 Omnis masculus de sacerdotali genere
Num. 18- 8 Pro officio sacerdotali legitima sempiterna
Judic. 17- 5 Et theraphim, id est, vestem sacerdotalem
1 Reg. 2-36 Dimitte me ad unam partem sacerdotalem
1 Par. 24- 6 Principibus quoque famil. sacerdotalium
-31 Et principibus familiarum sacerdotalium
28-13 Divisionumque sacerdotalium et Leviticar.
2 Par. 31- 2 Ezechias a. constituit turmas sacerdotales
1 Esdr. 2-69 Et vestes sacerdotales centum
2 Esdr. 7-70 Tunicas sacerdotales quingentas triginta
-72 Tunicas sacerdotales sexaginta septem

2 Esdr. 13- 5 Reponentes... et primitias sacerdotales
-29 Jusque sacerdotale et Leviticum
1 Mac. 3-49 Attulerunt ornamenta sacerdotalia
2 Mac. 3-15 Cum stolis sacerdotalibus jactaverunt se
Act. 4- 6 Et quotquot erant de genere sacerdotali

SACERDOTIUM.

Exod. 28- 1 Ut sacerdotio fungantur mihi : Aaron
- 4 Filiis ejus, ut sacerdotio fungantur mihi
-41 Ut sacerdotio fungantur mihi
29- 1 Ut mihi in sacerdotio consecrentur
-44 Filiis suis, ut sacerdotio fungantur mihi
30-30 Unges... ut sacerdotio fungantur mihi
35-19 Filiorum ejus, ut sacerdotio fungantur mihi
40-13 In sacerdotium sempiternum proficiat
Levit. 7-35 Obtulit eos Mo., ut sacerdotio fungerentur
16-32 Ut sacerdotio fungatur pro patre suo
21-10 Cujus manus in sacerdotio consecratæ sunt
Num. 3- 3 Consecr. manus, ut sacerdotio fungerentur
- 4 Functiq. sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar
-10 Constitues super cultum sacerdotii
16-10 Ut vobis etiam sacerdotium vindicetis
18- 1 Sustinebitis peccata sacerdotii vestri
- 7 Tu autem et filii tui custodite sacerdotium
25-13 Semini ejus pactum sacerdotii sempiternum
Deut. 10- 6 Sacerdotio functus est Eleazar filius ejus
Josue. 18- 7 Sacerdotium Domini est eorum hæreditas
1 Par. 6-10 Ipse est qui sacerdotio functus est
24- 2 Sacerdotioque functus est Eleazar
2 Par. 11-14 Ne sacerdotio Domini fungerentur
1 Esdr. 2-62 Et ejecti sunt de sacerdotio
2 Esdr. 7-64 Et ejecti sunt de sacerdotio
13-29 Adversum eos qui polluunt sacerdotium
Eccli. 45- 8 Et dedit illi sacerdotium gentis
-19 Fungi sacerdotio, et habere laudem
-30 Semini ejus sacerdotii dignitas in æternum
Ezech. 44-13 Ad me ut sacerdotio fungantur mihi
Osee. 4- 6 Repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi
1 Mac. 2-54 Accepit testamentum sacerdotii æterni
7- 9 Constituit in sacerdotium, et mandavit
-21 Alcimus pro principatu sacerdotii sui
11-27 Et statuit ei principatum sacerdotii
-57 Constituo tibi sacerdotium, et constituo te
14-38 Demetrius statuit illi summum sacerdotium
-47 Placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur
16-24 Scripta sunt in libro Dierum sacerdotii ejus
2 Mac. 2-17 Regnum, et sacerdotium, et sanctificationem
4- 7 Ambiebat Jason... summum sacerdotium
-24 Retorsit summum sacerdotium
-25 Nihil quidem habens dignum sacerdotio
-29 Et Menelaüs amotus est a sacerdotio
11- 3 Et per singulos annos venale sacerdotium
14- 7 Dico autem summo sacerdotio
Luc. 1- 8 Cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis
- 9 Secundum consuetudinem sacerdotii
Hebr. 7- 5 De filiis Levi sacerdotium accipientes
-11 Consummatio per sacerdotium Leviticum
-12 Translato enim sacerdotio, necesse est
-24 Sempiternum habet sacerdotium
1 Petr. 2- 5 Domus spiritualis, sacerdotium sanctum
- 9 Regale sacerdotium, gens sancta, populus

SACHACHA. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-61 In deserto Betharaba, Meddin, et Sachacha

SACHAR I.

Pater Ahiam, qui fuit inter fortissimos in exercitu David.

1 Par. 11-34 Ahiam filius Sachar Ararites

SACHAR II.

Filius quartus Obededom, janitorque templi.

1 Par. 26- 4 Sachar quartus, Nathanaël quintus

SACRAMENTUM.

Tobiæ. 12- 7 Sacramentum regis abscondere bonum est
Sap. 2-22 Nescierunt sacramenta Dei, neque merced.
6-24 Non abscondam a vobis sacramenta Dei
12- 5 Devoratores sanguinis a medio sacramento
Dan. 2-18 A facie Dei cœli super sacramento isto
-30 Sacramentum hoc revelatum est
-47 Tu potuisti aperire hoc sacramentum
4- 6 Omne sacramentum non est impossibile tibi
Ephes. 1- 9 Notum faceret nob. sacramentum voluntatis
3- 3 Notum mihi factum est sacramentum
- 9 Quæ sit dispensatio sacramenti absconditi
5-32 Sacramentum hoc magnum est
Colos. 1-27 Notas facere divitias gloriæ sacramenti
1 Tim. 3-16 Magnum est pietatis sacramentum
Apoc. 1-20 Sacramentum septem stellarum
17- 7 Dicam tibi sacramentum mulieris et bestiæ

SACRARIUM.

1 Cor. 9-13 Quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt, edunt

SACRATUS.

2 Mac. 6- 4 Sacratisq. ædibus mulieres se ultro ingereb.

SACRIFICIUM.

Exod. 29-33 Ut sit placabile sacrificium
-42 Sacrificium est Domino, oblatione
40-27 Offerens in eo holocaustum et sacrificia
Levit. 2- 1 Cum obtulerit oblationem sacrificii Dom.
- 3 Quod autem reliquum fuerit de sacrificio
- 4 Cum autem obtuleris sacrificium coctum
- 7 Sin autem de craticula fuerit sacrificium
- 9 Tollet memoriale de sacrificio, et adolebit
-11 Adolebitur in sacrificio Domino
-13 Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies, nec auferes sal fœderis D. t. de sacrificio
3- 9 De pacificorum hostia sacrificium Domino
6-14 Hæc est lex sacrificii et libamentorum
-20 Offerent similæ in sacrificio sempiterno
-23 Sacrificium sacerdotum igne consumetur
7- 9 Omne sacrificium similæ, quod coquitur
-29 Offerat simul et sacrificium
-37 Ista est lex holocausti et sacrificii
8-28 In odorem suavitatis, sacrificii Domino
-34 Ut ritus sacrificii compleretur
9- 4 Coram Domino, in sacrificio singulorum
-17 Addens in sacrificio libamenta
10-12 Tollite sacrificium, quod remansit
14-10 Tres decimas similæ in sacrificium
-19 Et faciet sacrificium pro peccato
-21 Partem similæ conspersæ oleo in sacrificium
-32 Hoc est sacrificium leprosi
23- 8 Sed offeretis sacrificium in igne Domino
-16 Et sic offeretis sacrificium novum Domino
24- 9 Est de sacrificiis Domini jure perpetuo
Num. 4-16 Et sacrificium, quod semper offertur
5-15 Quia sacrificium zelotypiæ est, et oblatio
-18 Super manus illius sacrificium recordationis
-25 De manu ejus sacrificium zelotypiæ
-26 Pugillum sacrificii tollat de eo
6-18 Qui est suppositus sacrificio pacificorum
7-13 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-17 Et in sacrificio pacificorum boves duos
-19 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-23 Et in sacrificio pacificorum boves duos
-25 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-29 Et in sacrificio pacificorum boves duos
-31 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-37 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-43 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-49 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-55 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-61 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-67 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-73 Plenum simila conspersa oleo in sacrificium
-79 Plenum simila oleo conspersa in sacrificium
9-13 Sacrificium Domino non obtulit tempore suo
15- 4 Sacrificium similæ, decimam partem ephi
- 6 Arietes erit sacrificium similæ duarum
-14 Eodem ritu offerent sacrificia
-24 Et sacrificium ejus ac liba, ut cæremoniæ
16-15 Ne respicias sacrificia eorum
18- 9 Omnis oblatio, et sacrificium, et quidquid
25- 2 Quæ vocaverunt eos ad sacrificia sua
28- 3 Hæc sunt sacrificia quæ offerre debetis
- 8 Juxta omnem ritum sacrificii matutini
- 9 Similæ oleo conspersæ in sacrificio
-12 In sacrificio per singulos vitulos
-13 In sacrificio per agnos singulos
-20 Et sacrificia singulorum ex simila
-28 In sacrificiis eorum, similæ oleo conspersæ
29- 3 In sacrificiis eorum, similæ oleo conspersæ
- 6 Holocaustum calendarum cum sacrificiis
- 9 In sacrificiis eorum, similæ oleo conspersæ
-11 Cum sacrificio et libaminibus eorum
-16 Absque holocausto sempiterno et sacrificio
-18 Sacrificiaque et libamina singulorum
-19 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-21 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-22 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-24 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-25 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-27 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-28 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-30 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-31 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-33 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-34 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-37 Sacrificiaq. et libamina singulor. per vitulos
-38 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-39 In holocausto, in sacrificio, in libamine
Deut. 18- 1 Sacrificia Domini, et oblationes ejus
Josue. 13-14 Sacrificia et victimæ Domini Dei Israël
22-23 Fecimus, ut holocausta et sacrificium...
-28 Non in holocausta, neque in sacrificium
Josue. 22-29 Extructo altari ad holocausta, et sacrificia
Judic. 6-18 Portans sacrificium, et offerens tibi
-26 Super quam ante sacrificium posuisti
1 Reg. 2-17 Retrahebant homines a sacrificio Domini
-28 Omnia de sacrificiis filiorum Israel
-29 Ut comederetis primitias omnis sacrificii
9-12 Sacrificium est hodie populi in excelso
16- 5 Et vocavit eos ad sacrificium
20-29 Dimitte me, quon. sacrificium solemne est
26-19 Si Dominus... odoretur sacrificium
2 Reg. 14-17 Verbum domini mei regis sicut sacrificium
3 Reg. 8-64 Et sacrificium, et adipem pacificorum
12-27 Ut faciat sacrificia in domo Domini
18-29 Tempus, quo sacrificium offerri solet
4 Reg. 3-20 Mane, quando sacrificium offerri solet
10-19 Sacrificium enim grande est mihi Baal
16-12 Immolavit holocausta et sacrificium suum
-15 Et sacrificium vespertinum, et holocaustum regis, et sacrificium ejus
Et sacrificia eorum, et libamina eorum
1 Par. 16-29 Levate sacrificium, et venite in conspectu
21-23 Tribulas in ligna, et triticum in sacrificium
23-29 Ad similæ sacrificium, et ad lagana Azyma
2 Par. 7- 7 Non poterat sustinere holoc. et sacrificia
-12 Elegi locum istum mihi in domum sacrificii
32-23 Deferebant hostias et sacrificia Domino
1 Esdr. 7-17 Agnos, et sacrificia et libamina eorum
9- 4 Tristis usque ad sacrificium vespertinum
- 5 In sacrificio vespertino surrexi de afflictione
2 Esdr. 10-33 (*Ut demus*) ad sacrificium sempiternum
13- 9 Vasa domus Dei, sacrificium, et thus
Tobiæ. 8-19 Sacrificium tibi laudis tuæ et suæ sanitatis
Judith. 4-16 Præcincti ciliciis offerrent sacrificia
Psal. 4- 6 Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate
19- 4 Memor sit omnis sacrificii tui
39- 7 Sacrificium et oblationem noluisti
49- 5 Ordinant testamentum ejus super sacrificia
- 8 Non in sacrificiis tuis arguam te
-14 Immola Deo sacrificium laudis : et redde
-23 Sacrificium laudis honorificabit me
50-18 Si voluisses sacrificium, dedissem utique
-19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus
-21 Acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes
105-28 Comederunt sacrificia mortuorum
106-22 Sacrificent sacrificium laudis: et annuntient
140- 2 Elevatio manuum mearum, sacrificium
Eccle. 9- 2 Immolanti victim., et sacrificia contemnenti
Sap. 12- 4 Per medicamina et sacrificia injusta
14-15 Constituit inter servos s. sacra et sacrificia
-23 Sacrificant., aut obscura sacrificia facientes
Eccli. 7-35 Sacrificium sanctificationis offeres Domino
34-23 Nec in multitudine sacrificiorum eorum
-24 Offert sacrificium ex substantia pauperum
35- 2 Sacrificium salutare est attendere mandatis
- 3 Et propitiationem litare sacrificii
- 4 Qui facit misericordiam, offert sacrificium
- 9 Sacrificium justi acceptum est
-15 Noli inspicere sacrificium injustum
45-17 Sacrificia ipsius consumpta sunt igne
-20 Offerre sacrificium Deo, incensum
-26 Nam et sacrificia Domini edent
Isai. 1-13 Ne offeratis ultra sacrificium frustra
57- 6 Effudisti libamen, obtulisti sacrificium
Jerem. 17-26 Victimam, et sacrificium, et thus
33-18 Incendat sacrificium, et cædat victimas
44-21 Numquid non sacrificium quod sacrificastis
Baruc. 6-28 De sacrificiis eorum fœtæ et menstruatæ
Ezech. 45-15 De his quæ nutriunt Israel in sacrificium
-17 Sacrificium, et libamina in solemnitatibus
Ipse faciet pro peccato sacrificium
-24 Et sacrificium ephi per vitulum
-25 Et in sacrificio, et in oleo
46- 5 Sacrificium ephi per arietem : in agnis autem sacrificium quod dederit manus
- 7 Ephi quoque per arietem faciet sacrificium
-11 In solemnitatibus erit sacrificium ephi
Agnis autem erit sacrificium sicut invenerit
-14 Et faciet sacrificium super eo cata mane
Sacrificium Domino legitimum
-15 Faciet agnum, et sacrificium, et oleum
-20 Ubi coquent sacrificium, ut non efferant
Dan. 3-38 Neque holocaustum, neque sacrificium
-40 Fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo
8-11 Et ab eo tulit juge sacrificium, et dejecit
-12 Datum est ei contra juge sacrificium
-13 Usquequo visio, et juge sacrificium
9-21 Tetigit me in tempore sacrificii vespertini
-27 Deficiet hostia et sacrificium
11-31 Et offerent juge sacrificium : et dabunt
12-11 Cum ablatum fuerit juge sacrificium
Osee. 3- 4 Et sine sacrificio, et sine altari
4-19 Et confundentur a sacrificiis suis
6- 6 Misericordiam volui, et non sacrificium
9- 4 Sacrificia eorum, quasi panis lugentium
Joel. 1- 9 Periit sacrificium et libatio de domo Do.

Joel. 1-13 Interiit de domo Dei vestri sacrificium
2-14 Sacrificium et libamen Domino Deo vestro
Amos. 5-25 Numquid... sacrificium obtulistis mihi
Malac. 2-13 Ita ut non respiciam ultra ad sacrificium
3- 3 Erunt Dom. offerentes sacrificia in justitia
- 4 Et placebit Domino sacrificium Juda
1 Mac. 1-47 Et prohiberent holocausta et sacrificia
4-53 Obtulerunt sacrificium secundum legem
-56 Et sacrificium salutaris et laudis
12-11 Memores sumus vestri in sacrificiis
2 Mac. 1- 8 Obtulimus sacrificium et similaginem
-18 Ædificato templo et altari, obtulit sacrificia
-21 Et sacrificia quæ imposita erant
-23 Dum consummaretur sacrificium
-26 Accipe sacrificium pro universo populo
-30 Usquequo consumptum esset sacrificium
-31 Cum autem consumptum esset sacrificium
-33 Qui cum eo erant, purificaverunt sacrificia
2- 9 Obtulit sacrificium dedicationis
3- 3 Ad ministerium sacrificiorum pertinentes
- 6 Non pertinent ad rationem sacrificiorum
4-14 Contempto templo, et sacrificiis neglectis
-19 Didrach. trecentas, in sacrificium Herculis
Ne in sacrificiis erogarentur
-20 Ab eo, qui miserat in sacrificium Herculis
6- 7 In die natalis regis ad sacrificia
-21 Manducasse... de sacrificii carnibus
7-42 De sacrificiis, et de nimiis crudelitatibus
9-16 Et pertinentes ad sacrificia sumptus
10- 3 Sacrificia obtulerunt post biennium
12-43 Offerri pro peccatis mortuorum sacrificium
13-23 Reconciliatus obtulit sacrificium, honoravit
Matth. 9-13 Misericordiam volo, et non sacrificium
12- 7 Misericordiam volo, et non sacrificium
Marc. 12-33 Majus est o. holocautomatibus et sacrificiis
Luc. 13- 1 Sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis
Philip. 2-17 Sed et si immolor supra sacrificium
Hebr. 5- 1 Ut offerat dona, et sacrificia pro peccatis
9- 6 Sacrificiorum officia consummantes

SACRIFICO.

Exod. 5- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 3 Et sacrificemus Domino Deo nostro
- 8 Eamus, et sacrificemus Deo nostro
-17 Dicitis : Eamus, et sacrificemus Domino
7-16 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
8- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 8 Dimittam populum ut sacrificet Domino
-20 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
-25 Ite, et sacrificate Deo vestro in terra hac
-27 Et sacrificabimus Domino Deo nostro
-28 Dimittam vos ut sacrificetis Domino Deo
-29 Non dimittas populum sacrificare Domino
9- 1 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
-13 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
10- 3 Dimitte populum meum ut sacrificet mihi
- 7 Dimitte homines ut sacrificent Domino
- 8 Ite, sacrificate Domino Deo vestro
-11 Ite tantum viri, et sacrificate Domino
-24 Et dixit eis : Ite, sacrificate Domino
1 Reg. 1- 3 Ut adoraret et sacrificaret Domino
2 Reg. 15- 8 Si reduxerit me... sacrificabo Domino
3 Reg. 22-44 Adhuc enim populus sacrificabat
4 Reg. 15- 4 Adhuc populus sacrificabat, et adolebat
22-17 Sacrificaverunt diis alienis, irritantes me
23- 5 Ad sacrificandum in excelsis per civitates
- 8 Ubi sacrificabant sacerdotes, de Gabaa
2 Par. 28- 4 Sacrificabat quoque, et thymiama
34-25 Dereliquerunt me, et sacrificaverunt diis
2 Esdr. 4- 2 Num sacrificabunt, et complebunt
Psal. 4- 6 Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate
53- 8 Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor
105-38 Quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan
106-22 Sacrificent sacrificium laudis : et annuntient
115-17 Tibi sacrificabo hostiam laudis
Sap. 14-23 Aut enim filios suos sacrificantes
18- 9 Absconse enim sacrificabant justi pueri
Eccli. 31- 7 Lign. offensionis est aurum sacrificantium
Isai. 1-29 Ab idolis, quibus sacrificaverunt
65- 3 Et sacrificant super lateres
- 7 Qui sacrificaverunt super montes
Jerem. 17- 3 (*Filii eorum*) sacrificantes in agro
19-13 Sacrificaverunt omni militiæ cœli
32-29 Domos in quarum domatibus sacrificabant
44- 3 Ut sacrificarent, et colerent deos alienos
- 5 Et non sacrificarent diis alienis
- 8 Sacrificando diis alienis in terra Ægypti
-15 Scientes quod sacrificarent uxores eorum
-17 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei
-18 Quo cessavimus sacrificare reginæ cœli
-19 Quod si nos sacrificamus reginæ cœli
-21 Sacrificium quod sacrificastis in civitatibus
-23 Propterea quod sacrificaveritis idolis
-25 Ut sacrificemus reginæ cœli, et libemus ei
48-35 Auferam... sacrificantem diis ejus

Dan. 2-46 Incensum præcepit ut sacrificarent ei
Osee. 4-13 Super capita montium sacrificabant
-14 Cum effœminatis sacrificabant
11- 2 Immolabant, et simulacris sacrificabant
Amos 4- 5 Et sacrificate de fermentato laudem
Habac. 1-16 Et sacrificabit reti suo
Malac. 1-11 Et in omni loco sacrificatur, et offertur
1 Mac. 1-45 Sacrificaverunt idolis, et coinquinaverunt
-54 Et jusserunt civitatibus Juda sacrificare
-58 Incendebant thura, et sacrificabant
-62 Sacrificabant super aram quæ erat contra
2-22 Nec sacrificabimus transgredientes legis
-23 In omnium oculis sacrificare idolis
11-34 Omnibus sacrificantibus in Jerosolymis
2 Mac. 6- 8 Adversus Judæos agerent, ut sacrificarent
Act. 14-12 Cum populis volebat sacrificare
1 Cor. 8- 1 De iis autem, quæ idolis sacrificantur

SACRILEGIUM.

Num. 25-18 In die plagæ pro sacrilegio Phogor
2 Mac. 4-39 Multis autem sacrilegiis in templo
Rom. 2-22 Qui abominaris idola, sacrilegium facis

SACRILEGUM. *Adject.*

Josue. 22-16 Ædificantes altare sacrilegum

SACRILEGUS.

2 Mac. 4-38 Sacrilegum vita privari
-42 Sacrilegum secus ærarium interfecerunt
13- 6 In cinerem dejici jussit sacrilegum
Act. 19-37 Neque sacrilegos, neque blasphemantes

SADDUCÆI.

Ita dicebantur quasi justi essent, aut potius quod justos se jactarent (*Hebraice enim* tsaddiq *vocatur justus*), *aut a Sadoc eorum auctore, ut vult Epiphanius, hæresi* 13. *Fuit hæc una ex sectis Judæorum a Samaritanis prognata, unde cum iis solum Moysis Pentateuchum recipiebat, docebatque non esse resurrectionem, nec Angelum, nec Spiritum, Act.* 23-8, *et consequenter animam esse mortalem.*

Matth. 3- 7 Multos Pharisæorum et Sadducæorum
16- 1 Accesserunt ad eum Pharisæi et Sadducæi
- 6 A fermento Pharisæorum et Sadducæorum
-11 A fermento Pharisæorum et Sadducæorum
-12 A doctrina Pharisæorum et Sadducæorum
22-23 In illo die accesserunt ad eum Sadducæi
-34 Quod silentium imposuisset Sadducæis
Marc. 12-18 Venerunt ad eum Sadducæi, qui dicunt
Luc. 20-27 Accesserunt autem quidam Sadducæorum
Act. 4- 1 Et magistratus templi, et Sadducæi
5-17 Quæ est hæresis Sadducæorum
23- 6 Quia una pars esset Sadducæorum
- 7 Dissensio inter Pharisæos et Sadducæos
- 8 Sadducæi e. dicunt non esse resurrectionem

SADOC I.

Filius Achitob, e semine Eleazari. Sadoc et Achimelech ambo summi pontifices, si Abulensi et Josepho credamus, sed munus illud per vices tantum et alternatim ministrantes; et favet quod habemus 1 *Paral.* 24-3. *Salianus tamen ait Sadoc non fuisse pontificem ante initium regni Salomonis, quando abdicatus est Abiathar, ut habemus* 3 *Reg.* 2-26 *et* 35, *sed fuisse tantum hoc tempore quasi archipresbyterum sacris in Gabaone, ubi erat tabernaculum, administrandis. Successorem habuit in pontificatu filium suum Achimaas.*—SADOC II. *Pater Jerusa, quæ fuit mater Joathan regis Juda filii Oziæ.* — SADOC III. *Filius Maraioth. Summum obtinuit pontificatum patre mortuo in diebus Manasse regis.* — SADOC IV. *Puer egregiæ indolis, et fortis robore, ut habent LXX et textus Hebræus,* 1 *Paral.* 12-28. *Putant quidam illum fuisse qui sub Salomone pontificatum gessit, Abiathare deposito.*—SADOC V et SADOC VI. *Qui ad restaurationem Jerusalem opus adhibuerunt et impensas.*— SADOC VII. *Qui novum cum Domino fœdus signavit.* — SADOC VIII. *Doctor legis et scriba qui constitutus est super horrea, quoniam fidelis comprobatus est.* — SADOC IX. *Filius Azor, pater Achim; inter majores Jesu Christi numeratur.*

2 Reg. 8-17 Sadoc filius Achitob, et Achimelech
15-24 Venit autem et Sadoc sacerdos
-25 Et dixit rex ad Sadoc : Reporta arcam
-27 Dixit rex ad Sadoc sacerdotem : O Videns
-29 Reportaverunt ergo Sadoc et Abiathar
-35 Habes autem tecum Sadoc et Abiathar
Indicabis Sadoc et Abiathar sacerdotibus
-36 Achimaas filius Sadoc, et Jonathas

2 Reg. 17-15 Ait Chusaï Sadoc et Abiathar sacerdotibus
18-19 Achimaas autem filius Sadoc, ait
-22 Achimaas filius Sadoc dixit ad Joab
-27 Quasi cursum Achimaas filii Sadoc
19-11 David misit ad Sadoc et Abiathar
20-25 Sadoc vero et Abiathar, sacerdotes
3 Reg. 1- 8 Sadoc vero sacerdos, et Banaïa
-26 Me servum tuum, et Sadoc sacerdotem
-32 Vocate mihi Sadoc sacerdotem, et Nathan
-34 Ungat eum ibi Sadoc sacerdos, et Nathan
-38 Descendit ergo Sadoc sacerdos, et Nathan
-39 Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei
-44 Misitque cum eo Sadoc sacerdotem
-45 Unxeruntque eum Sadoc sacerdos
2-35 Et Sadoc sacerdotem posuit pro Abiathar
4- 2 Azarias filius Sadoc sacerdotis
- 4 Sadoc autem et Abiathar sacerdotes
4 Reg. 15-33 Nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc
1 Par. 6- 8 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Ach.
-12 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Sell.
-53 Sadoc filius ejus, Achimaas filius ejus
9-11 Filii Mosollam, filii Sadoc, filii Maraïoth
12-28 Sadoc etiam puer egregiæ indolis
15-11 Vocavitque David Sadoc et Abiathar
16-39 Sadoc autem sacerdotem, et fratres ejus
18-16 Sadoc autem filius Achitob, et Ahimelech
24- 3 Sadoc de filiis Eleazari, et Ahimelech
- 6 Et Sadoc sacerdote, et Ahimelech
-31 Coram David rege, et Sadoc, et Ahimelech
27-17 Hasabias filius Camuel : Aaronitis, Sadoc
29-22 Unxerunt autem... et Sadoc in pontificem
2 Par. 27- 1 Nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc
31-10 Azarias sacerdos primus de stirpe Sadoc
1 Esdr. 7- 2 Filii Sellum, filii Sadoc, filii Achitob
2 Esdr. 3- 4 Et juxta eos ædificavit Sadoc filius Baana
-29 Post eos ædificavit Sadoc filius Emmer
10-21 Mesizabel, Sadoc, Jeddua
11-11 Filius Mosollam, filius Sadoc
13-13 Et Sadoc scribam, et Phadaïam de Levitis
Ezech. 40-46 Isti sunt filii Sadoc, qui accedunt
43-19 Et Levitis, qui sunt de semine Sadoc
44-15 Sacerdotes autem et Levitæ filii Sadoc
48-11 Sanctuarium erit de filiis Sadoc
Matth. 1-14 Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim

SÆCULARIS.

1 Cor. 6- 3 Judicabimus : quanto magis sæcularia ?
- 4 Sæcularia igitur judicia si habueritis
2 Tim. 1- 9 In Christo Jesu ante tempora sæcularia
2- 4 Implicat se negotiis sæcularibus
Tit. 1- 2 Quam promisit... ante tempora sæcularia
2-12 Abnegantes impietatem et sæcularia desid.
Hebr. 9- 1 Justificationes culturæ, et sanctum sæculare

SÆCULUM.

Gen. 6- 4 Isti sunt potentes a sæculo viri famosi
Exod. 21- 6 Et erit ei servus in sæculum
2 Par. 7- 3 Quoniam in sæculum misericordia ejus
Tobiæ. 3-23 Sit nomen tuum...benedictum in sæcula
8- 9 Benedicatur nomen t. in sæcula sæculorum
9-11 Qui regnat in sæcula sæculorum
13- 1 Et in omnia sæcula regnum tuum
- 6 Regemque sæculorum exaltate in operibus
-12 Benedic Deum sæculorum, ut reædificet
Et gaudeas in omnia sæcula sæculorum
-23 Sit regnum ejus in sæcula sæculorum
Judith. 11- 6 Et indicatum est omni sæculo
13-21 Quoniam in sæculum misericordia ejus
Job. 22-15 Semitam sæculorum custodire cupis
Psal. 9- 6 Delesti in æternum, et in sæculum sæculi
H. 10-16 Regnabit in æternum et in sæculum sæculi
17-51 Et semini ejus usque in sæculum
18-10 Permanens in sæculum sæculi
20- 5 Tribuisti ei longitudinem dierum in sæculum, et in sæculum sæculi
- 7 In benedictionem in sæculum sæculi
21-27 Vivent corda eorum in sæculum sæculi
24- 6 Misericordiarum tuar., quæ a sæculo sunt
36-27 Et inhabita in sæculum sæculi
-29 Inhabitabunt in sæculum sæculi super eam
40-14 Deus Israël a sæculo, et usque in sæculum
43- 9 In nomine tuo confitebimur in sæculum
44- 7 Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi
-18 Confitebuntur tibi... in sæculum sæculi
47-15 Deus noster in æternum et in sæculum sæculi : ipse reget nos in sæcula
51-10 In æternum et in sæculum sæculi
-11 Confitebor tibi in sæculum, quia fecisti
54-20 Et humiliabit illos, qui est ante sæcula
60- 5 Inhabitabo in tabernaculo tuo in sæcula
- 9 Dicam nomini tuo in sæculum sæculi
71-17 Sit nomen ejus benedictum in sæcula
72-12 Abundantes in sæculo, obtinuerunt divitias
73-12 Deus autem rex noster ante sæcula

Psal. 74-10 Ego autem annuntiabo in sæculum
77-69 In terra, quam fundavit in sæcula
78-13 Confitebimur tibi in sæculum
80-16 Et erit tempus eorum in sæcula
82-18 Et conturbentur in sæculum sæculi
83- 5 In sæcula sæculorum laudabunt te
88-30 Ponam in sæculum sæculi semen ejus
89- 2 A sæculo et usque in sæculum tu es Deus
- 8 Sæculum nostrum in illuminatione vultus
91- 8 Ut intereant in sæculum sæculi
92- 2 Parata sedes tua ex tunc : a sæculo tu es
101-29 Et semen eorum in sæculum dirigetur
103- 5 Non inclinabitur in sæculum sæculi
-31 Sit gloria Domini in sæculum
104- 8 Memor fuit in sæculum testamenti sui
105- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
-48 Deus Israël a sæculo et usque in sæculum
106- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
110- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
- 5 Memor erit in sæculum testamenti sui
- 8 Mandata ej., confirmata in sæculum sæculi
-10 Laudatio ejus manet in sæculum sæculi
111- 3 Et justitia ejus manet in sæculum sæculi
- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
112- 2 Ex hoc nunc, et usque in sæculum
113-18 Ex hoc nunc, et usque in sæculum
117- 1 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 2 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 3 Quoniam in sæculum misericordia ejus
- 4 Quoniam in sæculum misericordia ejus
-29 Quoniam in sæculum misericordia ejus
118-44 In sæculum, et in sæculum sæculi
-52 Memor fui judiciorum tuorum a sæculo
120- 8 Ex hoc nunc, et usque in sæculum
124- 2 Ex hoc nunc, et usque in sæculum
130- 3 Ex hoc nunc, et usque in sæculum
131-12 Filii eorum usque in sæculum, sedebunt
-14 Hæc requies mea in sæculum sæculi
132- 3 Benedictionem, et vitam usque in sæculum
137- 8 Domine, misericordia tua in sæculum
142- 3 In obscuris sicut mortuos sæculi
144- 1 In sæculum, et in sæculum sæculi
- 2 In sæculum, et in sæculum sæculi
-13 Regnum tuum regnum omnium sæculorum
-21 In sæculum, et in sæculum sæculi
145- 7 Qui custodit veritatem in sæculum
-10 Regnabit Dominus in sæcula
148- 6 In æternum, et in sæculum sæculi
Eccle. 1-10 Jam enim præcessit in sæculis, quæ fuerunt
9- 6 Nec habent partem in hoc sæculo
Sap. 8- 8 Et eventus temporum et sæculorum
13- 9 Scire, ut possent æstimare sæculum
14- 6 Remisit sæculo semen nativitatis
18- 4 Incorruptum legis lumen sæculo dari
Eccli. 1- 2 Et dies sæculi quis dinumeravit ?
17-25 In partes vade sæculi sancti
24-14 Et ante sæcula creata sum, et usque ad futurum sæculum non desinam
-28 Memoria mea in generationes sæculorum
36-19 Quia tu es, Deus, conspector sæculorum
39-12 Et usque in sæculum non delebitur
-25 A sæculo usque in sæculum respicit
40-12 Iniquitas delebitur, et fides in sæculum stab.
-17 Et misericordia in sæculum permanet
42-21 Qui est ante sæculum et usque in sæculum
-24 Hæc vivunt, et manent in sæculum
44- 2 Fecit Dominus magnificentia sua a sæculo
-19 Testamenta sæculi posita sunt
46-22 Ante tempus finis vitæ suæ et sæculi
51-11 Et operationis tuæ, quæ a sæculo sunt
Isai. 9- 6 Fortis, pater futuri sæculi, princeps pacis
26- 4 Sperastis in Domino in sæculis æternis
34-10 In sæcula sæculorum non erit transiens
45-17 Non erubescetis usque in sæculum sæculi
46- 9 Recordamini prioris sæculi
51- 9 Consurge... in generationibus sæculorum
58-12 Ædificabuntur in te deserta sæculorum
60-15 Ponam te in superbiam sæculorum
61- 4 Et ædificabunt deserta a sæculo
63- 9 Et elevavit eos cunctis diebus sæculi
-11 Recordatus est dierum sæculi Moysis
-16 Redemptor noster, a sæculo nomen tuum
54- 4 A sæculo non audierunt, neque auribus
Jerem. 2-20 A sæculo confregisti jugum meum
7- 7 A sæculo et usque in sæculum
18-15 Impingentes in viis suis, in semitis sæculi
25- 5 A sæculo et usque in sæculum
Dan. 2-20 Benedictum a sæculo et usque in sæculum
3-26 Et gloriosum nomen tuum in sæcula
-52 Et gloriosus, et superexaltatus in sæcula
Et superexaltatum in omnibus sæculis
-53 Superlaudabilis, et supergloriosus in sæcula
-54 Superlaudabilis, et superexaltatus in sæcula
-55 Et laudabilis, et superexaltatus in sæcula
-56 Et laudabilis, et gloriosus in sæcula

Dan. 3-57 Benedicite, omnia opera Do., Dom. :
-58 Benedicite, Angeli Domini, Domino :
-59 Benedicite, cœli, Domino :
-60 Benedicite, aquæ omnes... Domino :
-61 Benedicite, omnes Virtutes D., Dom. :
-62 Benedicite, sol et luna Domini, Dom. :
-63 Benedicite, stellæ cœli, Domino :
-64 Benedicite, omnis imber et ros, Dom.:
-65 Benedicite, omnes spiritus Dei, Dom.:
-66 Benedicite, ignis et æstus, Domino :
-67 Benedicite, frigus et æstus, Domino :
-68 Benedicite, rores et pruina, Domino :
-69 Benedicite, gelu et frigus, Domino :
-70 Benedicite, glacies et nives, Domino :
-71 Benedicite, noctes et dies, Domino :
-72 Benedicite, lux et tenebræ, Domino :
-73 Benedicite, fulgura et nubes, Domino:
-75 Benedicite, montes et colles, Domino :
-76 Benedicite, universa germinantia in terra, Domino :
-77 Benedicite, fontes, Domino :
-78 Benedicite, maria et flumina, Domino:
-79 Benedicite, cete, et omnia quæ moventur in aquis, Domino:
-80 Benedicite, omnes volucres cœli, Do. :
-81 Benedicite, om. bestiæ et pecora, Do. :
-82 Benedicite, filii hominum, Domino :
-84 Benedicite, sacerdotes Do., Domino :
-85 Benedicite, servi Domini, Domino :
-86 Benedicite, spiritus et animæ justor...
-87 Benedicite, sancti et humiles corde...
Laudate et superexaltate eum in sæcula
-88 Benedicite, Anania, Azaria, Misaël...
-74 Laudet et superexaltet eum in sæcula
-83 Laudet et superexaltet eum in sæcula
-89 Quoniam in sæculum misericordia ejus
-90 Quia in omnia sæcula misericordia ejus
6-26 Deus vivens, et æternus in sæcula
7-18 Usque in sæculum, et sæculum sæculorum
Habac. 3- 6 Et contriti sunt montes sæculi
Malac. 3- 4 Sicut dies sæculi, et sicut anni antiqui
1 *Mac.* 2-57 Consecutus est sedem regni in sæcula
3- 7 In sæculum memoria ejus in benedictione
4-24 Quoniam in sæculum misericordia ejus
Matth. 12-32 Non remittetur ei, neque in hoc sæculo
13-22 Sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiar.
-39 Messis vero, consummatio sæculi est
-40 Sic erit in consummatione sæculi
-49 Sic erit in consummatione sæculi
24- 3 Adventus tui, et consummationis sæculi
28-20 Usque ad consummationem sæculi
Marc. 4-19 Ærumnæ sæculi, et deceptio divitiarum
10-30 Et in sæculo futuro vitam æternam
Luc. 1-55 Abraham, et semini ejus in sæcula
-70 Per os sanctorum, qui a sæculo sunt
16- 8 Filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis
18-30 In sæculo venturo vitam æternam
20-34 Filii hujus sæculi nubunt, et traduntur
-35 Qui digni habebuntur sæculo illo
Joan. 9-32 A sæculo non est auditum
Act. 3-21 Deus per os sanctorum suorum a sæculo
15-18 Notum a sæculo est Domino opus suum
Rom. 1-25 Creatori, qui est benedictus in sæcula
9- 5 Super omnia Deus benedictus in sæcula
11-36 Ipsi gloria in sæcula. Amen
12- 2 Et nolite conformari huic sæculo
16-27 Cui honor et gloria in sæcula sæculorum
1 *Cor.* 1-20 Ubi scriba ? ubi conquisitor hujus sæculi ?
2- 6 Sapientiam vero non hujus sæculi, neque principum hujus sæculi
- 7 Quam prædestinavit Deus ante sæcula
- 8 Nemo principum hujus sæculi cognovit
3-18 Videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo
10-11 In quos fines sæculorum devenerunt
2 *Cor.* 4- 4 Deus hujus sæculi excæcavit mentes
7-10 Sæculi autem tristitia mortem operatur
9- 9 Justitia ejus manet in sæculum sæculi
11-31 Jesu Christi, qui est benedictus in sæcula
Galat. 1- 4 Ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam
- 5 Cui est gloria in sæcula sæculorum
Ephes. 1-21 Quod nominatur, non solum in hoc sæculo
2- 2 Ambulastis secund. sæculum mundi hujus
- 7 Ut ostenderet in sæculis supervenientibus
3- 9 Sacramenti absconditi a sæculis in Deo
-11 Secundum præfinitionem sæculorum
-21 In omnes generationes sæculi sæculorum
Philip. 4-20 Patri nostro gloria in sæcula sæculorum
Colos. 1-26 Quod absconditum fuit a sæculis
1 *Tim.* 1-17 Regi autem sæculorum immortali
Deo honor, et gloria, in sæcula sæculorum
6-17 Divitibus hujus sæculi præcipe
2 *Tim.* 4- 9 Me reliquit, diligens hoc sæculum
-18 Cui gloria in sæcula sæculorum. Amen
Tit. 2-12 Et juste et pie vivamus in hoc sæculo
Hebr. 1- 2 Hæredem... per quem fecit et sæcula
- 8 Thronus tuus, Deus, in sæculum sæculi

Hebr. 6- 5 Dei verbum, virtutesque sæculi venturi
9-26 Semel in consummatione sæculorum
11- 3 Fide intelligimus aptata esse sæcula
13- 8 Christus heri, et hodie : ipse et in sæcula
-21 Cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen
Jacob. 1-27 Immaculatum se custodire ab hoc sæculo
4- 4 Voluerit amicus esse sæculi hujus
1 *Petr.* 4-11 Gloria et imperium in sæcula sæculorum
5-11 Gloria et imperium in sæcula sæculorum
Judæ. -25 Potestas ante omne sæculum, et nunc, et in omnia sæcula sæculorum
Apoc. 1- 6 Gloria et imperium in sæcula sæculorum
-18 Ecce sum vivens in sæcula sæculorum
4- 9 Super thronum viventi in sæcula sæculorum
-10 Adorabant viventem in sæcula sæculorum
5-13 Gloria, et potestas in sæcula sæculorum
-14 Adoraverunt viventem in sæcula sæculorum
7-12 Fortitudo Deo nostro in sæcula sæculorum
10- 6 Per viventem in sæcula sæculorum
11-15 Regnabit in sæcula sæculorum : Amen
14-11 Ascendet in sæcula sæculorum : nec habent
15- 3 Justæ et veræ sunt viæ tuæ, Rex sæculorum
- 7 Dei viventis in sæcula sæculorum
19- 3 Fumus ejus ascendit in sæcula sæculorum
20-10 Die ac nocte in sæcula sæculorum
22- 5 Et regnabunt in sæcula sæculorum

SÆPE.

Gen. 43- 5 Vir enim, ut sæpe diximus, denuntiavit
Psal. 105-43 Sæpe liberavit eos
128- 1 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
- 2 Sæpe expugnaverunt me a juventute mea
Eccli. 19-15 Sæpe enim fit commissio
2 *Mac.* 9-25 Quem sæpe recurrens in superiora regna
Matth. 17-14 Sæpe cadit in ignem, et crebro in aquam
Marc. 5- 4 Quoniam sæpe compedibus et catenis vinctus
Rom. 1-13 Quia sæpe proposui venire ad vos
2 *Cor.* 8-22 Probavimus in multis sæpe sollicitum esse
11-26 In itineribus sæpe, periculis fluminum
Philip. 3-18 Ambulant, quos sæpe dicebam vobis
2 *Tim.* 1-16 Onesiphori domui, quia sæpe me refrigeravit
Hebr. 6- 7 Terra enim sæpe venientem super se bibens
9-25 Neque ut sæpe offerat semetipsum
10-11 Et easdem sæpe offerens hostias

SÆVIO.

Gen. 34-13 Sævientes ob stuprum sororis
2 *Reg.* 17- 8 Veluti si ursa raptis catulis in saltu sæviat
Esth. 14-11 Eum, qui in nos cœpit sævire, disperde

SÆVUS, A, UM.

Judic. 14- 5 Apparuit catulus leonis sævus, et rugiens
Sap. 12- 9 Subjicere impios justis aut bestiis sævis
16- 5 Cum illis supervenit sæva bestiarum ira
17-10 Semper e. præsumit sæva, perturbata consc.
19-15 Sævissimis afflixerunt doloribus
Matth. 8-28 De monumentis exeuntes, sævi nimis
Apoc. 16- 2 Factum est vulnus sævum et pessimum

SAGE. *Vir Ararites, de domo Assem.*

1 *Par.* 11-33 Jonathan filius Sage, Ararites

SAGENA.

Job. 40-26 Numquid implebis sagenas pelle ejus ?
Eccle. 7-27 Sagena cor ejus, vincula sunt manus
Ezech. 12-13 Et capietur in sagena mea : et adducam
17-20 Et comprehendetur in sagena mea
26- 5 Siccatio sagenarum erit in medio maris
-14 Siccatio sagenarum eris, nec ædificaberis
32- 3 Et extraham te in sagena mea
47-10 Usque ad Engallim siccatio sagenarum erit
Habac. 1-15 Traxit illud in sagena sua, et congregavit
-16 Propterea immolabit sagenæ suæ
-17 Propter hoc ergo expandit sagenam suam
Matth. 13-47 Simile est... sagenæ missæ in mare

SAGINA.

Eccli. 38-27 Et vigilia ejus in sagina vaccarum

SAGINATUS.

Prov. 15-17 Quam ad vitulum saginatum cum odio
Jerem. 46-21 Quasi vituli saginati versi sunt
Luc. 15-23 Et adducite vitulum saginatum
-27 Occidit pater tuus vitulum saginatum
-30 Occidisti illi vitulum saginatum

SAGITTA.

Num. 24- 8 Confringent, et perforabunt sagittis
Deut. 32-23 Et sagittas meas complebo in eis
-42 Inebriabo sagittas meas sanguine
1 *Reg.* 20-20 Ego tres sagittas mittam juxta eum
-21 Dicens ei : Vade, et affer mihi sagittas
-22 Ecce sagittæ intra te sunt, tolle eas
Ecce sagittæ ultra te sunt : vade in pace
-36 Vade, et affer mihi sagittas, quas ego jacio

1 *Reg.* 20-36 Jecit aliam sagittam trans puerum
-37 Ecce ibi est sagitta porro ultra te
-38 Collegit autem puer Jonathæ sagittas
2 *Reg.* 1-22 Sagitta Jonathæ nunquam rediit retrorsum
22-15 Misit sagittas, et dissipavit eos
3 *Reg.* 22-34 In incertum sagittam dirigens
4 *Reg.* 9-24 Et egressa est sagitta per cor ejus
13-15 Ait illi Eliseus : Affer arcum et sagittas
Cumque attulisset ad eum arcum et sagittas
-17 Dixit Eliseus : Jace sagittam
Sagitta salutis Domini, et sagitta salutis contra Syriam
-18 Et ait : Tolle sagittas
19-32 Nec mittet in eam sagittam, nec occupabit
1 *Par.* 12- 2 Saxa jacientes, et dirigentes sagittas
2 *Par.* 18-33 Unus e populo sagittam in incertum jaceret
26-15 Ut mitterent sagittas et saxa grandia
Judith. 5-16 Ubicumque ingressi sunt sine arcu et sagitta
7- 8 Non in lancea nec in sagitta confidunt
9- 9 Qui confidunt... in scutis et in sagittis suis
Job. 6- 4 Quia sagittæ Domini in me sunt
34- 6 Violenta sagitta mea absque ullo peccato
Psal. 7-14 Sagittas suas ardentibus effecit
L. 10- 3 Paraverunt sagittas suas in pharetra
17-15 Misit sagittas suas, et dissipavit eos
37- 3 Quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi
44- 6 Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent
56- 5 Dentes eorum arma et sagittæ
63- 8 Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eor.
76-18 Etenim sagittæ tuæ transeunt
90- 6 A sagitta volante in die
119- 4 Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus
126- 4 Sicut sagittæ in manu potentis
143- 6 Emitte sagittas tuas, et conturbabis eos
Prov. 7-23 Donec transfigat sagitta jecur ejus
25-18 Jaculum, gladius, et sagitta acuta
26-18 Sicut noxius est qui mittit sagittas
Sap. 5-12 Aut tanquam sagitta emissa in locum
Eccli. 19-12 Sagitta infixa femori carnis
26-15 Et contra om. sagittam aperiet pharetram
Isai. 5-28 Sagittæ ejus acutæ, et omnes arcus ej. extenti
7-24 Cum sagittis et arcu ingredientur illuc
13-18 Sed sagittis parvulos interficient
37-33 Et non jaciet ibi sagittam
49- 2 Posuit me sicut sagittam electam
66-19 In Africam et Lydiam tendentes sagittam
Jerem. 4-29 A voce equitis et mittentis sagittam
6-23 Sagittam et scutum arripiet
9- 8 Sagitta vulnerans lingua eorum
46- 9 Lydii arripientes et jacientes sagittas
50- 9 Sagitta ejus, quasi viri fortis interfectoris
51-11 Acuite sagittas, implete pharetras
Thren. 3-12 Et posuit me quasi signum ad sagittam
Ezech. 5-16 Quando misero sagittas famis pessimas
21-21 Divinationem quærens, commiscens sagittas
39- 3 Et sagittas tuas de manu dextera t. dejiciam
- 9 Et comburent arma ... et sagittas
Habac. 3-11 In luce sagittarum tuarum, ibunt
1 *Mac.* 6-51 Et scorpios ad mittendas sagittas

SAGITTARIUS.

Gen. 21-20 Factusque est juvenis sagittarius
1 *Reg.* 31- 3 Et consecuti sunt eum viri sagittarii
Et vulneratus est vehementer a sagittariis
2 *Reg.* 11-24 Et direxerunt jacula sagittarii
1 *Par.* 10- 3 Inveneruntque eum sagittarii, et vulnerav.
2 *Par.* 14- 8 Et sagittariorum ducenta octoginta millia
35-23 Ibique vulneratus a sagittariis, dixit
Judith. 2- 7 Et equitum sagittariorum duodecim millia
-11 Cum quadrigis, et equitibus, et sagittariis
Job. 41-19 Non fugabit eum vir sagittarius
Isai. 21-17 Et reliquiæ numeri sagittariorum
1 *Mac.* 9-11 Fundibularii et sagittarii præibant exercit.

SAGITTO.

Psal. 10- 3 Ut sagittent in obscuro rectos corde
63- 5 Ut sagittent in occultis immaculatum
- 6 Subito sagittabunt eum, et non timebunt

SAGMA.

Levit. 15- 9 Sagma, super quo sederit, immundum erit

SAGUM.

Exod. 26- 7 Facies et saga cilicina undecim
- 8 Longitudo sagi unius habebit triginta cubit.
Æqua erit mensura sagorum omnium
- 9 Ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices
-10 Facies et quinquaginta ansas in ora sagi
Et quinquaginta ansas in ora sagi alterius
-12 Quod autem superfuerit in sagis
Id est, unum sagum quod amplius est
-13 Qui plus est in sagorum longitudine
36-14 Fecit et saga undecim de pilis caprarum
-15 Unum sagum in longitudine habebat
Unius mensuræ erant omnia saga
Exod. 36-17 Ansas quinquaginta in ora sagi unius, et quinquaginta in ora sagi alterius
-18 Ut unum pallium ex omnibus sagis fieret
Judic. 3-16 Et accinctus est eo subter sagum

SAHARAIM.

Aliquis hic est ex progenie Benjamin, cujus hoc loco tantum mentio reperitur in sacris Litteris, nec dicitur cujus filius fuerit. Dato repudii libello duabus suis uxoribus Husim et Bara, duxit Hodes ex qua genuit septem filios.

1 *Par.* 8- 8 Porro Saharaïm genuit in regione Moab

SAL.

Gen. 14- 3 Quæ nunc est mare salis
19-26 Versa est in statuam salis
Levit. 2-13 Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies, nec auferes sal fœderis Dei tui
In omni oblatione tua offeres sal
Num. 18-19 Pactum salis est sempiternum coram Dom.
Deut. 29-23 Sulphure et salis ardore comburens
Josue. 15-62 Et Nebsan, et civitas Salis, et Engaddi
Judic. 9-45 Ita ut sal in ea dispergeret
4 *Reg.* 2-20 Afferte mihi vas nov., et mittite in illud sal
-21 Misit in illum sal, et ait : Hæc dicit
2 *Par.* 13- 5 Ipsi et filiis ejus in pactum salis
1 *Esdr.* 4-14 Memores salis, quod in palatio comedimus
6- 9 Frumentum, sal, vinum, et oleum
7-22 Sal vero absque mensura
Job. 6- 6 Poterit comedi.. quod non est sale condit. ?
Sap. 10- 7 Memoria stans figmentum salis
Eccli. 22-18 Arenam, et salem, et massam ferri facilius
39-31 Et ferrum, sal, lac, et panis similagineus
43-21 Gelu sicut salem effundet super terram
Ezech. 16- 4 Nec sale salita, nec involuta pannis
43-24 Et mittent sacerdotes super eos sal
Soph. 2- 9 Siccitas spinarum, et acervi salis
1 *Mac.* 10-29 Et pretia salis indulgeo, et coronas remitto
Matth. 5-13 Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ?
Marc. 9-48 Et omnis victima sale salietur
-49 Bonum est sal : quod si sal insulsum fuerit
Habete in vobis sal, et pacem habete
Luc. 14-34 Bonum est sal. Si autem sal evanuerit
Colos. 4- 6 Sermo vester... sale sit conditus

SALABONI. *Eadem est cum Salebim.*

2 *Reg.* 23-32 Eliaba de Salaboni. Filii Jassen

SALABONITES.

1 *Par.* 11-32 Eliaba Salabonites

SALAI.

Pater Azuba matris Josaphat regis Juda.

3 *Reg.* 22-42 Nomen matris ejus Azuba filia Salaï

SALAMIEL.

Filius Surisaddai, princeps tribus Simeon.

Num. 1- 6 De Simeon, Salamiel filius Surisaddaï
2-12 Quorum princeps fuit Salamiel filius Suris.
7-36 Die quinto... Salamiel filius Surisaddai
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddaï
10-19 Filiorum Simeon, princeps fuit Salamiel

SALAMINA.

Insula Cypri in mari Euboïco contra Athenas, ut tradunt Pomponius Mela et Strabo. In ea insula est ejusdem nominis oppidum, teste Plinio, quod postea a Constantio imperatore appellatum est Constantia, nunc autem appellatur Famagosta, auctore sancto Hieronymo. Hoc Judæi funditus demoliti sunt, Trajani principis temporibus, extinctis omnibus accolis, velut scribit Eusebius in Chronicis, et sanctus Hieronymus. In Salamina Paulus et Barnabas annuntiaverunt sermonem Dei.

Act. 13- 5 Cum venissent Salaminam, prædicabant

SALATHI.

Quando reversus est David in Siceleg, transfugit ad eum Salathi princeps militum.

1 *Par.* 12-20 Eliu et Salathi, principes militum

SALATHIEL I.

Filius Jechoniæ regis Juda, et pater Zorobabel, de stirpe regia Salomonis.

1 *Par.* 3-17 Filii Jechoniæ fuerunt, Asir, Salathiel
1 *Esdr.* 3- 2 Et Zorobabel filius Salathiel, et fratres
- 8 Cœperunt Zorobabel filius Salathiel, et Josuë
5- 2 Surrex. Zorobabel filius Salathiel, et Josuë
2 *Esdr.* 12- 1 Ascenderunt cum Zorobabel filio Salathiel
Aggæi. 1- 1 Ad Zorobabel filium Salathiel
-12 Et audivit Zorobabel filius Salathiel
-14 Suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathiel
Aggæi. 2- 3 Loquere ad Zorobabel filium Salathiel
-24 Zorobabel, fili Salathiel, serve meus
Matth. 1-12 Jechonias genuit Salathiel
Salathiel autem genuit Zorobabel
Luc. 3-27 Qui fuit Zorobabel, qui fuit Salathiel

SALATHIEL II.

Inter majores Judith viduæ invenitur.

Judith. 8- 1 Filii Salathiel, filii Simeon, filii Ruben

SALE.

Anno mundi 1724. Filius Arphaxad ; apud sanctum vero Lucam dicitur filius Cainan filii Arphaxad.

Gen. 10-24 At vero Arphaxad genuit Sale
11-12 Arphaxad vixit... et genuit Sale
-13 Vixitq. Arphaxad postquam genuit Sale
-14 Sale q. vixit triginta annis, et genuit Heber
-15 Vixitq. Sale postquam genuit Heber
1 *Par.* 1-18 Arphaxad autem genuit Sale
-24 Sem, Arphaxad, Sale
Luc. 3-35 Qui fuit Heber, qui fuit Sale

SALEBIM.

Una est civitatum quas in sua sorte tribus Dan delere non potuit. Salebim etiam fuit sub præfectura Bendecar, Salomone regnante.

Judic. 1-35 Habitavitque... in Ajalon et Salebim
3 *Reg.* 4- 9 Bendecar, in Macces, et in Salebim

SALECHA.

Urbs regni Basan, in tribu Manasse.

Josue. 12- 4 Dominatus est in monte Herm. et in Salecha
13-11 Et universam Basan, usque ad Salecha

SALED.

Filius Nadab filii Semeï filii Onam, e semine Caleb filii Hesron.

1 *Par.* 2-30 Filii a. Nadab fuerunt, Saled, et Applhaïm
Mortuus est a. Saled absque liberis

SALEM.

Civitas Sichimorum, quæ est Sichem, citas Jacob, sita in finibus Ephraim. Josephus et plerique sanctorum Patrum Salem esse affirmant in qua rex et fuit sacerdos Melchisedech, quæ postea dicta est Solyma, et tandem Jerosolymæ nomen accepit et Jerusalem. Alii vero dicunt duo fuisse loca diversa : nempe Salem quæ est Sichem et Sichar dicta, et Salem quæ est Jerusalem.

Gen. 14-18 At vero Melchisedech rex Salem
33-18 Transivitque in Salem urbem Sichimorum
Hebr. 7- 1 Hic enim Melchisedech, rex Salem
- 2 Deinde a. et rex Salem, quod est, rex pacis

SALEMOTH.

Filius Isaari, et pater Jahath, e semine Levi.

1 *Par.* 24-22 Isaari vero filius Salemoth, filiusque Salemoth Jahath

SALEPH.

Secundus filius Jectan, e semine Levi.

Gen. 10-26 Qui Jectan genuit Elmodad et Saleph
1 *Par.* 1-20 Jectan autem genuit Elmodad et Saleph

SALICES.

Torrens Salicum, ait sanctus Hieronymus, vel est vallis Arabiæ, per quam ex Moab itur in Assyriam et Babylonem; vel Euphrates, cui adjacet Babylon : ibi enim abundabant salices, ut videtur ex Psalmo 136-2.

Levit. 23-40 Sumetisque... salices de torrente
Job. 40-17 Circumdabant eum salices torrentis
Psal. 136- 2 In salicibus in medio ejus suspendimus
Isai. 15- 7 Ad torrentem Salicum ducent eos
44- 4 Quasi salices juxta præterfluentes aquas

SALIM.

Villa quam pertransiit Saül in finibus Eleutheropoleos contra Occidentem, quærens asinas patris sui.

1 *Reg.* 9- 4 Transierunt etiam per terram Salim

SALIM.

Locus est alter, ubi sanctus Joannes baptizabat.

Joan. 3-23 Baptizans in Ænnon juxta Salim

SALINÆ.

Vallis Salinarum extra Syriam est, non longe a mari quod Mortuum appellatur, vel Salsissimum, et pertinet ad Idumæorum fines. Ita dicta est a puteis salis qui ibi visuntur.

2 *Reg.* 8-13 Cum reverteretur, capta Syria, in valle Salinarum

4 *Reg.* 14- 7 Percussit Edom in valle Salinarum
1 *Par.* 18-12 Percussit Edom in valle Salinarum
2 *Par.* 25-11 Eduxit pop. s. et abiit in vallem Salinarum
Psal. 59- 2 Percussit Idumæam in valle Salinarum
Ezech. 47-11 Non sanabuntur, quia in salinas dabuntur
1 *Mac.* 11-35 Et areas salinarum et coronas

SALIO, *a saliu.*

Levit. 11-21 Crura, per quæ salit super terram
Cant. 2- 8 Ecce iste venit saliens in montibus
Isai. 35- 6 Tunc saliet sicut cervus claudus
Malac. 4- 2 Et salietis sicut vituli de armento
Joan. 4-14 Fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æter.

SALIO, *a sale.*

Tobiæ. 6- 6 Cætera salierunt, quæ sufficerent eis
Ezech. 16- 4 Nec sale salita, nec involuta pannis
Matth. 5-13 Quod si sal evanuerit, in quo salietur ?
Marc. 9-48 Omnis enim igne salietur, et omnis victima sale salietur

SALISA.

Mons tribus Ephraïm, qui videtur esse Segor.

1 *Reg.* 9- 4 Et per terram Salisa, et non invenissent

SALIUNCA.

Isai. 55-13 Pro saliunca ascendet abies

SALIVA.

Levit. 15- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit
1 *Reg.* 21-13 Defluebantque salivæ ejus in barbam
Job. 7-19 Nec dimittis me ut glutiam salivam meam

SALLEM.

Filius quartus Nephthali filii Jacob. Idem vocatur Sellum in 1 *Paral.* 7-13.

Gen. 46-24 Jasiel, et Guni, et Jeser, et Sallem

SALMA I.

Filius Nahasson filii Aminadab, pater Booz. Vocatur Salmon in fine quarti capitis Ruth.

1 *Par.* 2-11 Nahasson quoque genuit Salma

SALMA II.

Filius Hur primogeniti Caleb ex Ephrata.

1 *Par.* 2-51 Salma pater Bethlehem, Hariph
-54 Filii Salma, Bethlehem, et Netophathi

SALMANA.

Princeps Madianita, quem interemit Gedeon.

Judic. 8- 5 Ut possimus persequi Zebee et Salmana
- 6 Forsitan palmæ manuum Zebee et Salmana in manu tua sunt
- 7 Cum ergo tradiderit Do. Zebee et Salmana
-10 Zebee autem et Salmana requiescebant
-12 Fugeruntque Zebee et Salmana
-15 En Zebee et Salmana, super quibus exprobrastis mihi, dicentes : Forsitan manus Zebee et Salmana in manibus tuis sunt
-18 Dixitque ad Zebee et Salmana
-21 Dixeruntque Zebee et Salmana : Tu surge Gedeon, et interfecit Zebee et Salmana
Psal. 82-12 Sicut Oreb, et Zeb, et Zebee, et Salmana
Osee. 10-14 Sicut vastatus est Salmana a domo ejus

SALMANASAR.

Rex Assyriorum, filius Theglath-Phalasar, pater Sennacherib. Contra Osee regem Israel ascendit, fecitque eum servum sibi. Post obsidionem trium annorum Samariam cepit Salmanasar, et deportavit Israelitas in ditionem suam, collocavitque in civitatibus Mediæ. Inter deportatos fuit Tobias cum uxore et filio.

4 *Reg.* 17- 3 Contra hunc ascendit Salmanasar rex Assyr.
18- 9 Ascendit Salmanasar rex Assyriorum
Tobiæ. 1- 2 Cum captus esset in diebus Salmanasar
-13 Dedit illi Deus gratiam in consp. Salmanasar
-18 Mortuo Salmanasar rege, cum regnaret

SALMIAS.

Inter filios captivitatis qui duxerant uxores alienigenas, unus est Salmias.

1 *Esdr.* 10-39 Et Salmias, et Nathan, et Adaias

SALMON.

Filius Nahasson filii Aminadab, qui alibi dicitur Salma.

Ruth. 4-20 Nahasson genuit Salmon
-21 Salmon genuit Booz, Booz genuit Obed
Matth. 1- 4 Naasson autem genuit Salmon
- 5 Salmon autem genuit Booz de Rahab
Luc. 3-32 Qui fuit Booz, qui fuit Salmon

SALMONA.

Locus in quo castrametati sunt filii Israel profecti de monte Hor.

Num. 33-41 De monte Hor, castrametati sunt in Salmona

SALMONE.

Civitas maritima Cretæ insulæ. Ait Strabo esse Cretæ Orientale promontorium.

Act. 27- 7 Adnavigavimus Cretæ, juxta Salmonem

SALO. *Filius Mosollam, in tribu Benjamin.*

1 *Par.* 9- 7 De filiis Benjamin : Salo filius Mosollam

SALOM.

Pater Helciæ summi pontificis in diebus Josiæ regis Juda.

Baruc. 1- 7 Ad Joakim filium Helciæ filii Salom sacerd.

SALOME.

Uxor Zebedæi, mater Jacobi et Joannis apostolorum, quæ instigatione filiorum postulavit a Jesu Christo ut duo filii sederent unus a dextris, et unus a sinistris, in regno ejus, quod fortasse putabat futurum in terra. Respondens autem Jesus, dixit : Nescitis quid petatis. « *Mater, inquit sanctus Hieronymus, postulat, et » Dominus Discipulis loquitur, intelligens pre» ces ejus ex filiorum descendere voluntate.* » *Salome, dum pendebat Jesus in cruce, stabat de longe aspiciens, et venit cum aliis sanctis mulieribus ad ungendum corpus ejus.*

Marc. 15-40 Inter quas erat Maria... et Salome
16- 1 Maria Jacobi, et Salome, emerunt aromata

SALOMI I.

Pater Ahiud principis filiorum Aser.

Num. 34-27 De tribu Aser, Ahiud filius Salomi

SALOMI II.

Pater Zamri quem interfecit Phinees in deserto.

1 *Mac.* 2-26 Sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi

SALOMITH.

Filia Zorobabel filii Phadaïæ, principis Juda.

1 *Par.* 3-19 Genuit... et Salomith sororem eorum

SALOMITH I.

Filius primogenitus Semei filii Gerson.

1 *Par.* 23- 9 Filii Semeï : Salomith, et Hosiel, et Aran

SALOMITH II.

Filius primogenitus Isaar filii Caath.

1 *Par.* 23-18 Filii Isaar : Salomith primus

SALOMITH III.

Filius Roboam regis Juda ex Maacha filia Absalom.

2 *Par.* 11-20 Quæ peperit ei Abia... et Ziza, et Salomith

SALOMON.

Anno mundi 3000, *ante J. Ch.* 1054. *Filius quartus David in Jerusalem, et secundus ex Bethsabee uxore Uriæ. Longior est tota illius historia ut hic enarrari queat, quæ legi potest integra in tertio Regum libro, quam insuper fere omnes norunt. Statim a nativitate fuit nominatus,* Amabilis Domino, *eo quod diligeret eum Dominus; neminem fugit sapientia Salomonis, judicium, ædificatio templi, omnia denique gesta Salomonis, sicut et ejus prævaricatio : Astarthen enim deam Sidoniorum adoravit, Moloch etiam idolum Ammonitarum; ædificavitque fanum Chamos idolo Moabitarum. Ideo adversarios suscitavit illi Deus, Adad, Razon, et Jeroboam. In civitate Jerusalem mortuus est anno ætatis suæ sexagesimo, regni autem sui quadragesimo. Successorem habuit filium suum Roboam.*

2 *Reg.* 5-14 Et Sobab, et Nathan, et Salomon
12-24 Et vocavit nomen ejus Salomon
3 *Reg.* 1-10 Salomonem fratrem suum non vocavit
-11 Dixit... ad Bethsabee matrem Salomonis
-12 Salva animam tuam filiique tui Salomonis
-13 Salomon filius tuus regnabit post me
-17 Salomon filius tuus regnabit post me
-19 Salomonem a. servum tuum non vocavit
-21 Ego et filius meus Salomon, peccatores
-26 Et Salomonem famulum tuum non vocavit
-30 Salomon filius tuus regnabit post me
-33 Et imponite Salomonem filium meum
-34 Atque dicetis : Vivat rex Salomon
-37 Sic sit cum Salomone, et sublimius faciat
-38 Et imposuerunt Salomonem super mulam
3 *Reg.* 1-39 Et unxit Salomonem : et cecinerunt
Dixit omnis populus : Vivat rex Salomon
-43 David regem constituit Salomonem
-46 Et Salomon sedet super solium regni
-47 Amplificet Deus nomen Salomonis
-50 Adonias autem timens Salomonem
-51 Et nuntiaverunt Salomoni, dicentes
Ecce Adonias timens regem Salomonem;
Dicens : Juret mihi rex Salomon hodie
-52 Dixitque Salomon : Si fuerit vir bonus
-53 Misit ergo rex Salomon, et eduxit
Ingressus adoravit regem Salomonem
Dixitque ei Salomon : Vade in domum tuam
2- 1 Præcepitque Salomoni filio suo, dicens
-12 Salomon autem sedit super thronum David
-13 Ad Bethsabee matrem Salomonis
-17 Ait : Precor ut dicas Salomoni regi
-19 Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonem
-22 Responditque rex Salomon, et dixit
-23 Juravit itaque rex Salomon per Dominum
-25 Misitque rex Salomon per manum Banaiæ
-27 Ejecit ergo Salomon Abiathar
-28 Et post Salomonem non declinasset
-29 Nuntiatumque est regi Salomoni, quod
Misitque Salomon Banaïam filium Joïadæ
-41 Nuntiatum est autem Salomoni, quod isset
-45 Et rex Salomon benedictus, et thronus
3- 1 Regnum in manu Salomonis, et affinitate
- 3 Dilexit autem Salomon Dominum
- 4 In holocaustum obtulit Salomon sup. altare
- 5 Apparuit autem Dominus Salomoni
- 6 Et ait Salomon : Tu fecisti cum servo
-10 Quod Salomon postulasset hujuscemodi rem
-11 Dixit Dominus Salomoni : Quia postulasti
-15 Igitur evigilavit Salomon, et intellexit
4- 1 Erat a. rex Salomon regnans super o. Israël
- 7 Habebat a. Salomon duodecim præfectos
-11 Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem
-15 Basemath filiam Salomonis in conjugio
-21 Salomon autem erat in ditione sua
-22 Erat a. cibus Salomonis per dies singulos
-25 Usque Bersabee, cunctis diebus Salomonis
-26 Habebat Salomon quadrag. millia præsepia
-27 Necessaria mensæ regis Salomonis
-29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni
-30 Et præcedebat sapientia Salomonis
-32 Locutus est quoque Salomon tria millia
-34 Ad audiendam sapientiam Salomonis
5- 1 Rex Tyri servos suos ad Salomonem
- 2 Misit autem Salomon ad Hiram, dicens
- 7 Cum ergo audisset Hiram verba Salomonis
- 8 Et misit Hiram ad Salomonem, dicens
-10 Hiram dabat Salomoni ligna cedrina
-11 Salomon autem præbebat Hiram
Hæc tribuebat Salomon Hiram
-12 Dedit quoq.. Dominus sapientiam Salomoni
Erat pax inter Hiram et Salomonem
-13 Elegitque rex Salomon operarios
-15 Fueruntque Salomoni septuaginta millia
-18 Quos dolaverunt cæmentarii Salomonis
6- 1 Regni Salomonis super Israël
- 2 Quam ædificabat rex Salomon Domino
-11 Factus est sermo Domini ad Salomonem
-14 Igitur ædificavit Salomon domum
7- 1 Domum autem suam ædificavit Salomon
- 8 Quam uxorem duxerat Salomon
-13 Misit quoque rex Salomon, et tulit Hiram
-14 Qui cum venisset ad regem Salomonem
-40 Opus regis Salomonis in templo Domini
-45 Vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni
-47 Et posuit Salomon omnia vasa
-48 Fecitque Salomon omnia vasa in domo
-51 Perfecit omne opus quod faciebat Salomon
8- 1 Ad regem Salomonem in Jerusalem
- 2 Convenitque ad regem Salomonem
- 5 Rex autem Salomon, et omnis multitudo
-12 Tunc ait Salomon : Dominus dixit
-15 Et ait Salomon : Benedictus Dominus
-22 Stetit autem Salomon ante altare Domini
-54 Cum complesset Salomon orans Dominum
-63 Mactavitque Salomon hostias pacificas
-65 Fecit ergo Salomon in temp. illo festivitat.
9- 1 Cum perfecisset Salomon ædificium domus
-10 Postquam ædificaverat Salomon duas dom.
-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni
Tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida
-12 Ut videret oppida quæ dederat ei Salomon
-14 Misit quoque Hiram ad regem Salomonem
-15 Obtulit rex Salomon ad ædificandam dom.
-16 In dotem filiæ suæ, uxori Salomonis
-17 Ædificavit ergo Salomon Gazer
-21 Fecit Salomon tributarios, usque in diem
-22 Non constituit Salomon servire quemquam
-23 Principes super omnia opera Salomonis
-24 Quam ædificaverat ei Salomon

3 *Reg.* 9-25 Offerebat quoque Salomon tribus vicibus
-26 Classem quoque fecit rex Salomon
-27 Et gnaros maris, cum servis Salomonis
-28 Detulerunt ad regem Salomonem
10- 1 Audita fama Salomonis in nomine Domini
- 2 Venit ad regem Salomonem, et locuta est
- 3 Et docuit eam Salomon omnia verba
- 4 Regina Saba omnem sapientiam Salomonis
-10 Ea quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-13 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba
-14 Afferebatur Salomoni per annos singulos
-16 Fecit quoque rex Salomon ducenta scuta
-18 Fecit etiam rex Salomon thronum
-21 Omnia vasa, quibus potabat rex Salomon
Nec.. pretii putabatur in diebus Salomonis
-23 Magnificatus est ergo rex Salomon
-24 Univ. terra desiderabat vultum Salomonis
-26 Congregavitque Salomon currus et equites
-28 Educebantur equi Salomoni de Ægypto
11- 1 Rex autem Salomon adamavit mulieres
- 2 Copulatus est Salomon ardentissimo amore
- 5 Sed colebat Salomon Astarthen deam
- 6 Fecitq. Salomon quod non placuerat cor. Do.
- 7 Tunc ædificavit Salomon fanum Chamos
- 9 Iratus est Dominus Salomoni, quod aversa
-11 Dixit itaque Dominus Salomoni
-14 Suscitavit a. Dom. adversarium Salomoni
-25 Adversar. Israëli cunctis diebus Salomonis
-26 Ephrathæus, de Sareda, servus Salomonis
-27 Quia Salomon ædificavit Mello
-28 Vidensq. Salomon adolescent. bonæ indolis
-31 Ego scindam regnum de manu Salomonis
-40 Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam
In Ægypto usque ad mortem Salomonis
-41 Reliquum autem verborum Salomonis
Sunt in libro Verborum dierum Salomonis
-42 Dies autem, quos regnavit Salomon
-43 Dormivitque Salomon cum patribus suis
12- 2 Profugus a facie regis Salomonis
- 6 Qui assistebant coram Salomone patre ejus
-21 Reducerent regnum Roboam filio Salomonis
-23 Ad Roboam filium Salomonis regem Juda
14-21 Roboam filius Salomonis regnavit in Juda
-26 Scuta quoque aurea, quæ fecerat Salomon
4 *Reg.* 21- 7 Ad David, et ad Salomonem filium ejus
23-13 Quæ ædificaverat Salomon rex Israël
24-13 Quæ fecerat Salomon rex Israël
25-16 Bases quas fecerat Salomon in templo Dom.
1 *Par.* 3- 5 Et Sobab, et Nathan, et Salomon
-10 Filius autem Salomonis, Roboam
6-10 In domo quam ædificavit Salomon
-32 Donec ædificaret Salomon domum Domini
14- 4 Samua, et Sobad, Nathan, et Salomon
18- 8 De quo fecit Salomon mare æneum
22- 5 Salomon filius meus puer parvulus est
- 6 Vocavitque Salomonem filium suum
- 7 Dixitque David ad Salomonem : Fili mi
-17 Ut adjuvarent Salomonem filium suum
23- 1 Regem constituit Salomonem filium suum
28- 5 Elegit Salomonem filium meum, ut sederet
- 6 Salomon filius tuus ædificabit domum meam
- 9 Tu autem, Salomon fili mi, scito Deum
-11 Dedit autem David Salomoni filio suo
-20 Dixit quoque David Salomoni filio suo
29- 1 Salomonem filium meum unum elegit
-19 Salomoni quoq. filio meo da cor perfectum
-22 Unxerunt secundo Salomonem filium David
-23 Seditque Salomon super solium Domini
-24 Et subjecti fuerunt Salomoni regi
-25 Magnificavit ergo Dominus Salomonem
-28 Et regnavit Salomon filius ejus pro eo
2 *Par.* 1- 1 Confortatus est ergo Salomon filius David
- 2 Præcepitque Salomon universo Israëli
- 5 Requisivit Salomon, et omnis ecclesia
- 6 Ascenditque Salomon ad altare æneum
- 8 Dixitq. Salomon Deo : Tu fecisti cum Dav.
-11 Dixit a. Deus ad Salomonem : Quia hoc
-13 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon
2- 1 Decrevit autem Salomon ædificare domum
-11 Rex Tyri per litteras quas miserat Salomoni
-17 Numeravit igitur Salomon omnes viros
3- 1 Cœpit Salomon ædificare domum Domini
- 3 Sunt fundamenta, quæ jecit Salomon
4-16 Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater
-19 Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei
-22 Opus, quod fecit Salomon in domo Domini
5- 1 Intulit igitur Salomon omnia, quæ voverat
- 6 Rex autem Salomon, et universus cœtus
6- 1 Tunc Salomon ait : Dominus pollicitus
-13 Fecerat Salomon basim æneam, et posuerat
7- 1 Cumq. complesset Salomon fundens preces
- 5 Mactavit igitur rex Salomon hostias
- 7 Sanctificavit quoque Salomon medium
- 8 Fecit ergo Salomon solemnitatem
-10 Fecerat Dominus Davidi et Salomoni
2 *Par.* 7-11 Complevitque Salomon domum Domini
8- 1 Postquam ædificavit Salomon domum
- 2 Civitates, quas dederat Hiram Salomoni
- 6 Urbes firmissimas, quæ fuerunt Salomonis
Omnia quæcumque voluit Salomon
- 8 Subjugavit Salomon in tributarios
-10 Principes exercitus regis Salomonis
-12 Obtulit Salomon holocausta Domino
-16 Impensas præparatas habuit Salomon
-17 Tunc abiit Salomon in Asiongaber
-18 Abierunt cum servis Salomonis in Ophir
Et attulerunt ad regem Salomonem
9- 1 Cum audisset famam Salomonis, venit
Cumque venisset ad Salomonem, locuta est
- 2 Et exposuit ei Salomon omnia
- 3 Sapientiam scilicet Salomonis, et domum
- 9 Quæ dedit regina Saba regi Salomoni
-10 Servi Hiram cum servis Salomonis attuler.
-12 Rex autem Salomon dedit reginæ Saba
-13 Afferebatur Salomoni per singulos annos
-14 Comportabant aurum et argent. Salomoni
-15 Fecit igitur rex Salomon ducentas hastas
-22 Magnificatus est igitur Salomon
-23 Desiderabant videre faciem Salomonis
-25 Habuit quoque Salomon quadraginta millia
-29 Reliqua autem operum Salomonis
-30 Regnavit autem Salomon in Jerusalem
10- 2 Fugerat quippe illuc ante Salomonem
- 6 Qui steterant coram patre ejus Salomone
11- 3 Loquere ad Roboam filium Salomonis
-17 Confirmaverunt Roboam filium Salomonis
Ambulaverunt... in viis David et Salomonis
12- 9 Et clypeos aureos, quos fecerat Salomon
13- 6 Filius Nabat, servus Salomonis filii David
- 7 Contra Roboam filium Salomonis
30-26 A diebus Salomonis filii David regis Israël
33- 7 Locutus est Deus ad Dav. et ad Salomonem
35- 3 Ædificavit Salomon filius David rex Israël
- 4 Et descripsit Salomon filius ejus
1 *Esdr.* 2-55 Filii servorum Salomonis, filii Sotai
-58 Nathinæi, et filii servorum Salomonis
2 *Esdr.* 7-57 Filii servorum Salomonis, filii Sothai
-60 Nathinæi, et filii servorum Salomonis
11- 3 Nathinæi, et filii servorum Salomonis
12-44 Præceptum David et Salomonis filii ejus
13-26 Hujuscemodi re peccavit Salomon rex Isr.
Psal. 71- 1 Psalmus, in Salomonem
Prov. 1- 1 Parabolæ Salomonis, filii David, regis Isr.
25- 1 Parabolæ Salomonis, quas transtulerunt
Cant. 1- 1 Canticum canticorum Salomonis
- 4 Sicut taber. Cedar, sicut pelles Salomonis
3- 7 En lectulum Salomonis sexaginta fortes
- 9 Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis
-11 Et videte, filiæ Sion, regem Salomonem
Eccli. 47-15 Salomon imperavit in diebus pacis
-26 Finem habuit Salomon cum patribus suis
Jerem. 52-20 Sub basibus quas fecerat rex Salomon
2 *Mac.* 2- 8 Cum Salomon petiit ut locus sanctificaretur
-10 Sic et Salomon oravit, et descendit ignis
-12 Et Salomon octo diebus celebravit
Matth. 1- 6 David autem rex genuit Salomonem
- 7 Salomon autem genuit Roboam
6-29 Nec Salomon in omni gloria sua coopertus
12-42 Audire sapientiam Salomonis : et ecce plus quam Salomon hic
Luc. 11-31 Audire sapientiam Salomonis : et ecce plus quam Salomon hic
12-27 Nec Salomon in omni gloria suav estiebatur
Joan. 10-23 Jesus in templo, in porticu Salomonis
Act. 3-11 Ad porticum quæ appellatur Salomonis
5-12 Erant unanimiter om. in porticu Salomonis
7-47 Salomon autem ædificavit illi domum

SALPHAAD.

Filius Hepher, filii Galaad, filii Machir, filii Manasse. Salphaad non habebat filios, sed tantum filias, quæ patris sui hæreditatem acceperunt.

Num. 26-33 Fuit autem Hepher pater Salphaad
27- 1 Accesserunt autem filiæ Salphaad
- 6 Justam rem postulant filiæ Salphaad
36- 2 Ut filiabus Salphaad fratris nostri dares
- 6 Hæc lex super filiabus Salphaad a Domino
-10 Feceruntque filiæ Salphaad, ut fuerat
Josue. 17- 3 Salphaad vero filio Hepher filii Galaad
1 *Par.* 7-15 Nomen autem secundi, Salphaad, natæque sunt Salphaad filiæ

SALSA et SALSISSIMUM.

Num. 34- 3 Terminos contra Orient. mare Salsissimum
-12 Ad ultimum Salsissimo claudentur mari
Deut. 3-17 Usq. ad mare deserti, quod est Salsissimum
Josue. 12- 3 Ad mare deserti, quod est mare Salsissimum
15- 2 A summitate maris Salsissimi, et a lingua
- 5 Mare Salsissimum usque ad extrema
Josue. 16- 8 Egressus ejus in mare Salsissimum
18-19 Exitus ejus contra linguam maris Salsissimi
Jacob. 3-12 Sic neque salsa dulcem potest facere aquam

SALSUGO.

Job. 39- 6 Et tabernacula ejus in terra salsuginis
Psal. 106-34 Terram fructiferam (*posuit*) in salsuginem
Jerem. 17- 6 In terra salsuginis et inhabitabili

SALTATRIX.

Eccli. 9- 4 Cum saltatrice ne assiduus sis

SALTEM.

Gen. 16- 2 Si forte saltem ex illa suscipiam filios
24-55 Maneat puella saltem decem dies apud nos
33-15 Saltem socii remaneant viæ tuæ
Num. 12-14 Saltem septem diebus rubore suffundi
Josue. 10-28 Non dimisit in ea saltem parvas reliquias
Judic. 16-10 Saltem nunc indica mihi quo ligari debeas
2 *Reg.* 13-26 Veniat, obsecro, nobiscum saltem Amnon
-30 Et non remansit ex eis saltem unus
1 *Par.* 17- 6 Locutus sum saltem uni judicum Israël
Job. 17-16 Putas-ne saltem ibi erit requies mihi?
19- 6 Saltem nunc intelligite, quia Deus
-21 Miseremini mei, saltem vos amici mei
Jerem. 3- 4 Ergo saltem amodo voca me : Pater meus
Osee. 4-15 Non delinquat saltem Juda : et nolite
Abdiæ. - 5 Numquid saltem racemum reliquissent tibi?
Act. 5-15 Saltem umbra illius obumbraret quemquam

SALTO.

2 *Reg.* 6-14 Et David saltabat totis viribus
-16 Subsilientem, atque saltantem coram Dom.
1 *Par.* 15-29 Vidit regem David saltantem atq. ludentem
Eccle. 3- 4 Tempus plangendi, et tempus saltandi
Isai. 13-21 Et pilosi saltabunt ibi
Matth. 11-17 Cecinimus vobis, et non saltastis
14- 6 Saltavit filia Herodiadis in medio
Marc. 6-22 Et saltasset, et placuisset Herodi
Luc. 7-32 Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis

SALTUS. *Hebraïce nominatur Jahare.*

2 *Reg.* 21-19 Adeodatus filius Saltus polymitarius
1 *Par.* 20- 5 In quo percussit Adeodatus filius Saltus

SALTUS. *Appel.*

1 *Reg.* 14-25 Omneque terræ vulgus venit in saltum
-26 Ingressus est itaque populus saltum
22- 5 David, et venit in saltum Haret
2 *Reg.* 17- 8 Si ursa raptis catulis in saltu sæviat
18- 6 Factum est prælium in saltu Ephraïm
- 8 Quos saltus consumpserat de populo
-17 Et projecerunt eum in saltu
3 *Reg.* 7- 2 Ædificavit quoque domum saltus Libani
10-17 Posuitque eas rex in domo saltus Libani
-21 Universa supellex domus saltus Libani
4 *Reg.* 2-24 Egressique sunt duo ursi de saltu
14- 9 Transieruntque bestiæ saltus
19-23 Ad terminos ejus et saltum Carmeli ejus
1 *Par.* 16-33 Laudabunt ligna saltus coram Domino
2 *Par.* 9-20 Et vasa domus saltus Libani ex auro
27- 4 Et in saltibus castella et turres
2 *Esdr.* 2- 8 Epistolam ad Asaph custodem saltus regis
Isai. 9-18 Et succendetur in densitate saltus
10-18 Et gloria saltus ejus et Carmeli ejus
-19 Reliquiæ ligni saltus ejus præ paucitate
-34 Subvertentur condensa saltus ferro
21-13 In saltu ad vesperam dormietis
22- 8 Videbis in die illa armament. domus saltus
29-17 Et Charmel in saltum reputabitur
32-15 Et Charmel in saltum reputabitur
-19 Grando autem in descensione saltus
37-24 Et introibo... saltum Carmeli ejus
44-14 Quercum, quæ steterat inter ligna saltus
-23 Saltus et omne lignum ejus
56- 9 Ad devorandum, universæ bestiæ saltus
Jerem. 10- 3 Lignum de saltu præcidit opus manus
21-14 Et succendam ignem in saltu ejus
46-23 Succiderunt saltum ejus, ait Dominus
Ezech. 20-46 Et propheta ad saltum agri Meridiani
-47 Et dices saltui Meridiano : Audi verbum
31- 6 Genuerunt omnes bestiæ saltuum
34-25 Securi dormient in saltibus
39-10 Neque succident de saltibus
Osee. 2-12 Et ponam eam in saltum, et comedet
Amos. 3- 4 Numquid rugiet leo in saltu
Mich. 7-14 Habitantes solos in saltu, in medio
Zach. 11- 2 Ululate... quon. succisus est saltus munitus
1 *Mac.* 4-38 Virgulta nata sicut in saltu vel in montibus
9-45 Hinc et inde, et ripæ, et paludes, et saltus

SALU.

Pater Zambri illius qui cum Madianitide occisus est.

Num. 25-14 Zambri filius Salu, dux de cognatione.. Sim.

SALUBRIS.

2 *Mac.* 12-46 Salubris est cogitatio pro defunctis exorare

SALUMITH.

Filia Dabri de tribu Dan, mater illius qui blasphemavit nomen Dei sanctum, et lapidatus est.

Levit. 24-11 Vocabatur autem mater ejus Salumith

SALUS.

Gen. 42-15 Per salutem Pharaonis non egrediemini
-16 Per salutem Pharaonis exploratores estis
45- 5 Pro salute enim vestra misit me Deus
47-25 Responderunt : Salus nostra in manu tua est
Exod. 15- 2 Dominus, et factus est mihi in salutem
Judic. 15-18 Tu dedisti in manu servi tui salutem
1 *Reg.* 11- 9 Cras erit vobis salus, cum incaluerit sol
-13 Hodie fecit Dominus salutem in Israël
14-45 Qui fecit salutem hanc magnam in Israël
19- 5 Et fecit Dominus salutem magnam
2 *Reg.* 11-11 Per salutem tuam, et per salutem animæ tuæ, non faciam rem hanc
14-19 Per salutem animæ tuæ, domine mi rex
22- 3 Scutum meum, et cornu salutis meæ
-36 Dedisti mihi clypeum salutis tuæ
-47 Et exaltabitur Deus fortis salutis meæ
-51 Magnificans salutes regis sui
23- 5 Cuncta enim salus mea, et omnis voluntas
-10 Fecitque Dominus salutem magnam
-12 Et fecit Dominus salutem magnam
4 *Reg.* 5- 1 Per illum e. dedit Dominus salutem Syriæ
13-17 Sagitta salutis Domini, et sagitta salutis contra Syriam
1 *Par.* 11-14 Dedit Dominus salutem magnam populo suo
2 *Par.* 6-41 Sacerdotes tui... induantur salutem
1 *Esdr.* 4-11 Viri qui sunt trans fluvium, salutem dicunt
-17 Salutem dicens et pacem
7-12 Esdræ sacerdoti... doctissimo, salutem
9-13 Dedisti nobis salutem sicut est hodie
-14 Ne dimitteres nobis reliquias ad salutem
Tobiæ. 1-15 Et monita salutis dabat eis
10- 8 Et ego mittam nuntium salutis de te
Esth. 2-11 Virg. servabantur, curam agens salutis Esth.
13- 1 Qui ejus imperio subjecti sunt, salutem
-13 Libenter enim pro salute Israël
16- 1 Ducibus ac principibus... salutem dicit
Job. 5- 4 Longe fient filii ejus a salute, et conterentur
30-15 Et velut nubes pertransiit salus mea
Psal. 3- 3 Non est salus ipsi in Deo ejus
- 9 Domini est salus : et super populum
17- 3 Protector meus, et cornu salutis tuæ
-36 Dedisti mihi protectionem salutis meæ
-47 Et exaltetur Deus salutis meæ
-51 Magnificans salutes regis ejus
19- 7 In potentatibus salus dexteræ ejus
21- 2 Longe a salute mea verba delictorum m.
26- 1 Dominus illuminatio mea et salus mea
32-17 Fallax equus ad salutem
34- 3 Dic animæ meæ : Salus tua ego sum
36-39 Salus autem justorum a Domino
37-23 Intende... Domine Deus salutis meæ
43- 5 Deus meus : qui mandas salutes Jacob
50-16 Libera me... Deus salutis meæ
59-13 Quia vana salus hominis
68-14 Exaudi me, in veritate salutis tuæ
-30 Salus tua, Deus, suscepit me
73-12 Operatus est salutem in medio terræ
87- 2 Domine Deus salutis meæ, in die clamavi
88-27 Deus meus, et susceptor salutis meæ
107-13 Quia vana salus hominis
117-14 Et factus est mihi in salutem
-15 Vox exultationis et salutis, in tabernaculis
-21 Et factus es mihi in salutem
-28 Et factus es mihi in salutem
118-155 Longe a peccatoribus salus
139- 8 Domine, Domine, virtus salutis meæ
143-10 Qui das salutem regibus : qui redemisti
145- 3 In filiis hominum, in quibus non est salus
149- 4 Et exaltabit mansuetos in salutem
Prov. 2- 7 Custodiet rectorum salutem, et proteget
7-14 Victimas pro salute vovi, hodie reddidi
8-35 Et hauriet salutem a Domino
11-14 Salus autem, ubi multa consilia
21-31 Dominus autem salutem tribuit
24- 6 Et erit salus ubi multa consilia sunt
Sap. 5- 2 Mirabuntur in subitatione insperatæ salutis
7-10 Super salutem et speciem dilexi illam
16- 6 Signum habentes salutis ad commemorat.
Eccli. 1-22 Replens pacem et salutis fructum
4-28 Nec retineas verbum in tempore salutis
13-18 Dilige Deum, et invoca illum in salute tua
30-15 Salus animæ, in sanctitate justitiæ, melior
-16 Non est census sup. censum salutis corpor.
39-23 Et non est minoratio in salute ipsius
40- 7 In tempore salutis suæ exurrexit
Eccli. 46- 2 Maximus in salutem electorum Dei
Isai. 12- 2 Et factus est mihi in salutem
26-18 Salutes non fecimus in terra
33- 2 Et salus nostra in tempore tribulationis
- 6 Divitiæ salutis sapientia et scientia
45-17 Israël salvatus est in Domino salute æterna
46-13 Non elongabitur et salus mea non morabitur Dabo in Sion salutem, et in Israël gloriam
49- 6 Ut sis salus mea usque ad extremum terræ
- 8 Et in die salutis auxiliatus sum tui
51- 6 Salus autem mea in sempiternum erit
- 8 Salus autem mea in sempiternum erit
52- 7 Annuntiantis bonum, prædicantis salutem
56- 1 Quia juxta est salus mea ut veniat
59-11 Expectavimus... salutem, et elongata est
-17 Et galea salutis in capite ejus
60-18 Et occupabit salus muros tuos
61-10 Quia induit me vestimentis salutis
Jerem. 3-23 In Domino Deo nostro salus Israël
39-18 Sed erit tibi anima tua in salutem
45- 5 Et dabo tibi animam tuam in salutem
Baruc. 4-22 Ego e. speravi in æternum salutem vestram
-24 Sic videbunt... salutem vestram a Deo
-29 Adducet... jucunditatem cum salute vestra
Ezech. 16- 4 Et aqua non es lota in salutem
17-15 Numquid prosperabitur, vel consequetur salutem
Jonæ. 2-10 Quæcumq. vovi, reddam pro salute Domino
Mich. 6- 9 Et salus erit timentibus nomen tuum
Habac. 3-13 Egressus es in salutem populi tui, in salutem cum Christo tuo
1 *Mac.* 3- 6 Et directa est salus in manu ejus
4-25 Et facta est salus magna in Israël
5-62 Per quos salus facta est in Israël
10-18 Rex Alexander fratri Jonathæ salutem
-25 Rex Demetrius genti Judæorum salutem
11-30 Rex Demetrius fratri Jonathæ salutem
-32 Rex Demetrius Lastheni parenti salutem
12- 6 Jonathas... Spartiatis fratribus salutem
-20 Arius, rex Spartiatarum, Oniæ... salutem
13-36 Rex Demetrius... senioribus et genti Judæorum salutem
14-20 Populo Judæorum, fratribus, salutem
15- 2 Rex Antiochus... genti Judæorum salutem
-16 Lucius consul Rom. Ptolemæo regi salutem
2 *Mac.* 1- 1 Judæis salutem dicunt fratres qui sunt in J.
-10 His, qui in Ægypto sunt, Judæis, salutem
3-29 Atque omni spe et salute privatus
-32 Obtulit pro salute viri hostiam salutarem
7-25 Suadebat ei ut adolescenti fieret in salutem
9-19 Optimis civibus Judæis plurimam salutem
11- 6 Ut bonum Angelum mitteret ad salutem Is.
-16 Lysias populo Judæorum salutem
-22 Rex Antiochus Lysiæ fratri salutem
-27 Rex Antiochus... et cæteris Judæis salutem
-34 Legati Romanorum pop. Judæorum salutem
12-25 Illæsum eum dimiserunt propter fratrum salutem
13- 3 Non pro patriæ salute, sed sperans se const.
14- 3 Considerans nullo modo sibi esse salutem
Luc. 1-69 Et erexit cornu salutis nobis
-71 Salutem ex inimicis nostris
-77 Ad dandam scientiam salutis plebi ejus
19- 9 Quia hodie salus domui huic facta est
Joan. 4-22 Quia salus ex Judæis est
Act. 4-12 Et non est in alio aliquo salus
7-25 Deus per manum ipsius daret salutem illis
13-26 Vobis verbum salutis hujus missum est
-47 Ut sis in salutem usque ad extremum terræ
15-23 Apostoli... fratribus ex gentibus salutem
16-17 Qui annuntiant vobis viam salutis
23-26 Claud. Lysias optimo præs. Felici salutem
27-20 Jam ablata erat spes omnis salutis nostræ
-34 Rogo vos accipere cibum pro salute vestra
Rom. 1-16 Virtus enim Dei est in salutem omni credenti
10- 1 Et obsecratio ad Deum fit pro illis in salutem
-10 Ore autem confessio fit ad salutem
11-11 Salus est gentibus ut illos æmulentur
13-11 Nunc enim propior est nostra salus
2 *Cor.* 1- 6 Sive a. tribulamur pro v. exhort. et salute Sive exhortamur pro vestra exhort. et salute
6- 2 Exaudivi te, et in die salutis adjuvi te Ecce nunc dies salutis
7-10 Pœnitentiam in salutem stabilem operatur
Ephes. 1-13 Cum audissetis.. (Evangelium salutis vest.)
6-17 Et galeam salutis assumite, et gladium spir.
Philip. 1-19 Scio e. quia hoc mihi proveniet ad salutem
-28 Quæ illi est causa perditionis, vobis a. salutis
2-12 Cum... tremore vestram salutem operamini
1 *Thes.* 5- 8 Induti loricam fidei.. et galeam spem salutis
- 9 Sed in acquisitionem salutis per Do. nostrum
2 *Thes.* 2-12 Quod elegerit vos Deus primitias in salutem
2 *Tim.* 2-10 Ut et ipsi salutem consequantur
3-15 Quæ te possunt instruere ad salutem
Hebr. 1-14 Propter eos qui hæreditatem capient salutis
Hebr. 2- 3 Si tantam neglexerimus salutem
-10 Auctorem salutis eorum per passionem consummare
5- 9 Obtemperantibus sibi causa salutis æternæ
6- 9 Confidimus a... meliora et viciniora saluti
9-28 Apparebit expectantibus se in salutem
11- 7 Aptavit arcam in salutem domus suæ
Jacob. 1- 1 Duodecim tribubus, quæ sunt in dispersione, salutem
1 *Petr.* 1- 5 Custodimini per fidem in salutem
- 9 Reportantes finem fidei vest. salutem anim.
-10 De qua salute exquisierunt
2- 2 Ut in eo crescatis in salutem
2 *Petr.* 3-15 Et Domini nostri longanimitatem, salutem arbitremini
Judæ. - 3 Scribendi vobis de communi vestra salute
Apoc. 7-10 Salus Deo nostro, qui sedet super thronum
12-10 Nunc facta est salus, et virtus, et regnum D.
19- 1 Salus, et gloria, et virtus Deo nostro est

SALUSA.

Filius nonus Supha filii Helem, e tribu Aser.

1 *Par.* 7-37 Et Salusa, et Jethran, et Bera

SALUTARIS, E.

Gen. 49-18 Salutare tuum expectabo, Domine
Levit. 10-14 De hostiis salutaribus filiorum Israël
Deut. 32-15 Et recessit a Deo salutari suo
1 *Reg.* 2- 1 Quia lætata sum in salutari tuo
1 *Par.* 16-23 Annuntiate ex die in diem salutare ejus
Psal. 9-16 Exultabo in salutari tuo
11- 6 Ponam in salutari : fiducialiter agam in eo
12- 6 Exultabit cor meum in salutari tuo
13- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël ?
19- 6 Lætabimur in salutari tuo
20- 2 Super salutare tuum exultabit vehementer
- 6 Magna est gloria ejus in salutari tuo
23- 5 Hic accipiet... misericordiam a Deo salutari
26- 9 Neque despicias me, Deus salutaris meus
34- 9 Et delectabitur super salutari suo
39-11 Veritatem tuam et salutare tuum dixi
-17 Et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui diligunt salutare tuum
41- 6 Salutare vultus mei, (-7) et Deus meus
-12 Salutare vultus mei, et Deus meus
42- 5 Salutare vultus mei, et Deus meus
49-23 Et illic iter, quo ostendam illi salutare Dei
50-14 Redde mihi lætitiam salutaris tui
52- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël ?
61- 2 Ab ipso enim salutare meum
- 3 Nam et ipse Deus meus et salutaris meus
- 8 In Deo salutare meum et gloria mea
64- 6 Exaudi nos, Deus salutaris noster
66- 3 In omnibus gentibus salutare tuum
67-20 Prosperum iter faciet nob. Deus salutarium
69- 5 Qui diligunt salutare tuum
70-15 Os meum annuntiabit... tota die salutare t.
77-22 Nec speraverunt in salutari ejus
78- 9 Adjuva nos, Deus salutaris noster
84- 5 Converte nos, Deus salutaris noster
- 8 Et salutare tuum da nobis
-10 Verumtamen prope timentes eum salutare
90-16 Et ostendam illi salutare meum
94- 1 Exultemus Domino: jubilemus Deo salutari
95- 2 Annuntiate de die in diem salutare ejus
97- 2 Notum fecit Dominus salutare suum
- 3 Viderunt omnes termini terræ salutare Dei
105- 4 Visita nos in salutari tuo
115-13 Calicem salutaris accipiam : et nomen Dom.
118-41 Salutare tuum secundum eloquium tuum
-81 Defecit in salutare tuum anima mea
-123 Oculi mei defecerunt in salutare tuum
-166 Expectabam salutare tuum, Domine
-174 Concupivi salutare tuum, Domine
131-16 Sacerdotes ejus induam salutari
Eccli. 6-31 Et vincula illius alligatura salutaris
15- 3 Et aqua sapientiæ salutaris potabit illum
35- 2 Sacrificium salutare est attendere mandatis
Isai. 25- 9 Et lætabimur in salutari ejus
52-10 Et videbunt omnes fines terræ salutare Dei
Thren. 3-26 Bon. est præstolari cum silentio salutare Dei
Baruc. 4-22 Quæ veniet vobis ab æterno salutari nostro
1 *Mac.* 4-56 Et sacrificium salutaris et laudis
2 *Mac.* 3-32 Obtulit pro salute viri hostiam salutarem
Luc. 1-47 Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo
2-30 Quia viderunt oculi mei salutare tuum
3- 6 Et videbit omnis caro salutare Dei
Act. 28-28 Gentibus missum est hoc salutare Dei

SALUTATIO.

Matth. 23- 7 Et salutationes in foro, et vocari ab hominib.
Luc. 1-29 Et cogitabat qualis esset ista salutatio
-41 Ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth
-44 Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ
11-43 Quia diligitis... et salutationes in foro

Luc. 20-46 Amant salutationes in foro, et primas cath.
1 Cor. 16-21 Salutatio, mea manu Pauli
Colos. 4-18 Salutatio, mea manu Pauli
2 Thes. 3-17 Salutatio, mea manu Pauli : quod est signum

SALUTO.

Exod. 18- 7 Salutaveruntque se mutuo verbis pacificis
Judic. 18-15 Salutaveruntque eum verbis pacificis
1 Reg. 10- 4 Cumq. te salutaverint, dabunt tibi duos pan.
13-10 Egressus est Saul obviam ei ut salutaret eum
25- 5 Et salutabitis eum ex nomine meo pacifice
30-21 Accedens a. David... salutavit eos pacifice
2 Reg. 8-10 Ut salutaret eum congratulans, et gratias
15- 5 Cum accederet ad eum homo ut salutaret
4 Reg. 4-29 Si occurrerit tibi homo, non salutes eum : et si salutaverit te quispiam, non respond.
10-13 Et descendimus ad salutandos filios regis
Tobiæ. 5- 6 Salutavit eum, et dixit : Unde te habemus
-11 Ingressus itaque salutavit eum
Eccli. 22-31 Amicum salutare non confundar
41-25 A salutantibus de silentio
1 Mac. 7-29 Et salutaverunt se invicem pacifice
-33 Et exierunt de sacerdotibus populi salutare eum in pace
11- 6 Et invicem se salutaverunt, et dormierunt
12-17 Ut veniant etiam ad vos, et salutent vos
Matth. 5-47 Et si salutaveritis fratres vestros tantum
10-12 Salutate eam, dicentes : Pax huic domui
Marc. 9-14 Et accurrentes, salutabant eum
12-38 Qui volunt in stolis ambul. et salutari in foro
15-18 Cœperunt salutare eum : Ave, rex Judæor.
Luc. 1-40 Et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth
10- 4 Et neminem per viam salutaveritis
Act. 18-22 Ascendit, et salutavit Ecclesiam, et descend.
21- 7 Et salutatis fratribus, mansimus die una
-19 Quos cum salutasset, narrabat per singula
25-13 Descenderunt Cæsar. ad salutandum Festum
Rom. 16- 3 Salutate Priscam et Aquilam adjutores meos
- 5 Salutate Epænetum, dilectum mihi
- 6 Salutate Mariam, quæ multum laboravit
- 7 Salutate Andronicum et Juniam, cognatos
- 8 Salutate Ampliatum dilectissimum mihi
- 9 Salutate Urbanum, adjutorem nostrum
-10 Salutate Apellem, probum in Christo
-11 Salutate eos, qui sunt ex Aristoboli domo
Salutate Herodionem, cognatum meum
Salutate eos, qui sunt ex Narcissi domo
-12 Salutate Tryphænam et Tryphosam
Salutate Persidem charissimam
-13 Salutate Rufum, electum in Domino
-14 Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam
-15 Salutate Philologum et Juliam, Nereum
-16 Salutate invicem in osculo sancto
Salutant vos omnes Ecclesiæ Christi
-21 Salutat vos Timotheus, adjutor meus
-22 Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistolam
-23 Salutat vos Caius, hospes meus
Salutat vos Erastus, arcarius civitatis
1 Cor. 16-19 Salutant vos Ecclesiæ Asiæ. Salutant vos in Domino multum Aquila et Priscilla
-20 Salutant vos omnes fratres. Salutate invicem in osculo sancto
2 Cor. 13-12 Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes sancti
Philip. 4-21 Salutate omnem sanctum in Christo Jesu
-22 Salutant vos, qui mecum sunt, fratres. Salutant vos omnes sancti
Colos. 4-10 Salutat vos Aristarchus, concaptivus meus
-12 Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est
-14 Salutat vos Lucas, medicus charissimus
-15 Salutate fratres, qui sunt Laodiciæ
1 Thes. 5-26 Salutate fratres omnes in osculo sancto
2 Tim. 4-19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori
-21 Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus
Tit. 3-15 Salutant te qui mecum sunt omnes. Saluta eos, qui nos amant in fide
Phile. -23 Salutat te Epaphras, concaptivus meus
Hebr. 11-13 Sed a longe eas aspicientes, et salutantes
13-24 Salutate omnes præpositos vestros, et omnes sanctos. Salutant vos de Italia fratres
1 Petr. 5-13 Salutat vos Ecclesia, quæ est in Babylone
-14 Salutate invicem in osculo sancto
2 Joan. -13 Salutant te filii sororis tuæ Electæ
3 Joan. -14 Salutant te amici. Saluta amicos nominatim

SALVATIO.

Psal. 27- 8 Et protector salvationum Christi sui est
Isai. 37-32 Et salvatio de monte Sion
Jerem. 25-35 Et salvatio ab optimatibus gregis
Ezech. 14-22 Relinquetur in ea salvatio educentium filios
Joel. 2-32 In monte Sion et in Jerusalem erit salvatio
Abdiæ. -17 Et in monte Sion erit salvatio
Habac. 3- 8 Et quadrigæ tuæ salvatio

SALVATOR.

Gen. 41-45 Vocavit eum... salvatorem mundi
Judic. 3- 9 Qui suscitavit eis salvatorem, et liberavit
-15 Qui suscitaverit eis salvatorem vocab. Aod
1 Reg. 14-39 Vivit Dominus salvator Israël
2 Reg. 22- 2 Et robur meum, et salvator meus
- 3 Salvator meus, de iniquitate liberabis me
4 Reg. 13- 5 Et dedit Dominus salvatorem Israëli
1 Par. 16-35 Salva nos, Deus salvator noster
2 Esdr. 9-27 Dedisti eis salvatores, qui salvarent eos
Esth. 15- 5 Invocasset omnium rectorem et salvatorem
Job. 13-16 Et ipse erit salvator meus
Psal. 24- 5 Doce me : quia tu es Deus salvator meus
61- 7 Quia ipse Deus meus et salvator meus
Sap. 16- 7 Sanabatur, sed per te omnium salvatorem
Eccli. 51- 1 Collaudabo te Deum salvatorem meum
Isai. 12- 2 Ecce Deus salvator meus
- 3 Aquas in gaudio de fontibus Salvatoris
17-10 Quia oblita es Dei salvatoris tui
19-20 Mittet eis salvatorem et propugnatorem
26- 1 Urbs fortitudinis nostræ Sion Salvator
43- 3 Deus tuus sanctus Israël salvator tuus
-11 Et non est absque me salvator
45- 8 Aperiatur terra, et germinet Salvatorem
-15 Tu es Deus absconditus, Deus Isr. salvator
51- 5 Egressus est salvator meus
62- 1 Salvator ejus ut lampas accendatur
-11 Ecce salvator tuus venit : ecce merces
63- 8 Et factus est eis salvator
Jerem. 14- 8 Salvator ejus in tempore tribulationis
Dan. 6-27 Ipse liberator, atque salvator
14-42 Quia ipse est salvator, faciens signa
Osee. 13- 4 Et salvator non est præter me
Abdiæ. -21 Ascendent salvatores in montem Sion
Mich. 7- 7 Expectabo Deum salvatorem meum
Zach. 9- 9 Rex tuus veniet tibi justus et salvator
1 Mac. 4-30 Benedictus es, salvator Israël
Luc. 2-11 Quia natus est vobis hodie Salvator
Joan. 4-42 Scimus quia hic est vere Salvator mundi
Act. 5-31 Principem et salvatorem Deus exaltavit
13-23 Eduxit Israël salvatorem Jesum
Ephes. 5-23 Ipse salvator corporis ejus
Philip. 3-20 Etiam Salvatorem expectamus Dominum
1 Tim. 1- 1 Secundum imperium Dei Salvatoris nostri
2- 3 Acceptum coram Salvatore nostro Deo
4-10 Qui est Salvator omnium hominum
2 Tim. 1-10 Per illuminationem Salvatoris nostri
Tit. 1- 3 Secundum præceptum Salvatoris nostri
- 4 Deo Patre, et Christo Jesu Salvatore nostro
2-10 Ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent
-11 Apparuit enim gratia Dei Salvatoris
-13 Adventum gloriæ magni Dei, et Salvatoris
3- 4 Humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei
- 6 Per Jesum Christum Salvatorem nostrum
2 Petr. 1- 1 In justitia Dei nostri, et Salvatoris Jesu
-11 Regnum Domini nostri, et Salvatoris Jesu
2-20 Cognitione Domini nostri, et Salvatoris Jesu
3- 2 Præceptorum Domini et Salvatoris
-18 Domini nostri, et Salvatoris Jesu Christi
1 Joan. 4-14 Pater misit Filium suum Salvatorem mundi
Judæ. -25 Soli Deo Salvatori nostro... imperium

SALVE.

2 Reg. 16-16 Locutus est ad eum : Salve rex, salve rex
18-28 Achimaas, dixit ad regem : Salve rex
20- 9 Joab ad Amasam : Salve mi frater

SALVIFICO.

Joan. 12-27 Pater, salvifica me ex hac hora
-47 Sed ut salvificem mundum

SALVO.

Gen. 7- 3 Ut salvetur semen super faciem univ. terræ
19-17 Dicentes : Salva animam tuam
-19 Ut salvares animam meam, nec possum in monte salvari
-20 Est civitas hæc juxta... et salvabor in ea
-22 Festina et salvare ibi : quia non potero
-34 Ut salvemus semen de patre nostro
32- 8 Alia turma, quæ reliqua est, salvabitur
Deut. 20-11 Populus, qui in ea est, salvabitur
33-29 Quis similis tui, popule, qui salvaris in Do.?
Josue. 2-13 Ut salvetis patrem meum et matrem
8-22 Ut nullus de tanta multitudine salvaretur
Judic. 5-13 Salvatæ sunt reliquiæ populi
1 Reg. 4- 3 Ut salvet nos de manu inimicorum nostr. or.
- 8 Quis nos salvabit de manu deorum
7- 8 Ut salvet nos de manu Philisthinorum
9-16 Et salvabit populum meum de manu Phil.
10-19 Qui solus salvavit vos de universis malis
-27 Dixerunt : Num salvare nos poterit iste?
14- 6 Quia non est Domino difficile salvare
-23 Et salvavit Dominus in die illa Israël
17-47 Non in gladio, nec in hasta salvat Dominus
1 Reg. 19-10 David fugit, et salvatus est nocte illa
-11 Nisi salvaveris te nocte hac, cras morieris
-12 Abiit et aufugit, atque salvatus est
-18 David autem fugiens, salvatus est
23- 2 Percuties Philisthæos, et Ceïlam salvabis
- 5 Et salvavit David habitatores Ceïlæ
-13 Fugisset David de Ceïla, et salvatus esset
25-26 Et salvavit manum tuam tibi
27- 1 Ut fugiam, et salver in terra Philisthinorum
2 Reg. 3-18 Salvabo populum meum Israël
19- 9 Ipse salvavit nos de manu Philisthinorum
22-42 Clamabunt, et non erit qui salvet
-44 Salvabis me a contradictionibus populi mei
3 Reg. 1-12 Salva animam tuam, filiique tui Salomonis
18- 5 Invenire herbam, et salvare equos et mulos
20-31 Forsitan salvabit animas nostras
4 Reg. 6-26 Dicens : Salva me, domine mi rex
-27 Qui ait : Non te salvat Dominus : unde te possum salvare?
7- 7 Animas tantum suas salvare cupientes
14-27 Salvavit eos in manu Jeroboam filii Joas
19-31 Et quod salvetur de monte Sion
-34 Salvabo eam propter me et propter David
1 Par. 16-35 Dicite : Salva nos, Deus salvator noster
18-13 Salvavitque Dominus David in cunctis
2 Par. 32-22 Salvavitque Dominus Ezechiam
1 Esdr. 9-15 Qui salvaremur sicut die hac
2 Esdr. 9-27 Qui salvarent eos de manu hostium suorum
Tobiæ. 11-17 Quia tu castigasti me, et tu salvasti me
13- 2 Quoniam tu flagellas et salvas
- 5 Ipse salvabit nos propter misericordiam s.
Esth. 13- 9 Si decreveris salvare Israël
Job. 22-29 Qui inclinaverit oculos, ipse salvabitur
-30 Salvabitur innocens, salvabitur autem in munditia manuum suarum
30-24 Et si corruerint, ipse salvabis
36- 6 Sed non salvat impios, et judicium... tribuit
-16 Salvabit te de ore angusto latissime
40- 9 Confitebor quod salvare te possit dextera t.
Psal. 21-22 Salva me ex ore leonis : et a cornibus
29- 4 Salvasti me a descendentibus in lacum
30- 8 Salvasti de necessitatibus animam meam
32-16 Non salvatur rex per multam virtutem : et gigas non salvabitur in multitudine
-17 In abundantia a. virtutis suæ non salvabitur
33- 7 De omnibus tribulationibus ej. salvavit eum
-19 Et humiles spiritu salvabit
35- 7 Homines et jumenta salvabis, Domine
36-40 Et salvabit eos : quia speraverunt in eo
43- 4 Et brachium eorum non salvavit eos
- 7 Et gladius meus non salvabit me
- 8 Salvasti enim nos de affligentibus nos
54-17 Ad Deum clamavi : et Dominus salvabit me
58- 3 Et de viris sanguinum salva me
70- 2 Inclina ad me aurem tuam, et salva me
97- 1 Salvavit sibi dextera ejus : et brachium
105- 8 Et salvavit eos propter nomen suum
-10 Et salvavit eos de manu odientium
-21 Obliti sunt Deum, qui salvavit eos
118-173 Fiat manus tua ut salvet me
Prov. 11-21 Semen autem justorum salvabitur
28-26 Qui a. graditur sapienter, ipse salvabitur
Eccle. 8- 8 Neque salvabit impietas impium
Sap. 14- 4 Quoniam potens es ex omnibus salvare
16-11 Examinabantur, et velociter salvabantur
Eccli. 34-15 Spes enim illorum in salvantem illos
36-11 In ira flammæ devoretur qui salvatur
Isai. 4- 2 Exultatio his qui salvati fuerint de Israël
25- 9 Expectavimus eum, et salvabit nos
31- 5 Protegens et liberans, transiens et salvans
33-22 Dominus rex noster : ipse salvabit nos
35- 4 Deus ipse veniet, et salvabit vos
37-20 Domine Deus noster, salva nos de manu ej.
-31 Quod salvatum fuerit de domo Juda
-35 Salvem eam propter me, et propter David
43-12 Ego annuntiavi, et salvavi
45-17 Israël salvatus est in Domino salute æterna
-20 Accedite simul, qui salvati estis ex gentibus Et rogant deum non salvantem
-21 Deus justus, et salvans non est præter me
46- 2 Non potuerunt salvare portantem
- 4 Ego portabo, et salvabo
- 7 De tribulatione non salvabit eos
47-13 Stent, et salvent te augures cœli
-15 In via sua erraverunt : non est qui salvet te
49-25 Quod ablatum fuerit a robusto, salvabitur Ego judicabo, et filios tuos ego salvabo
-26 Ego Dominus salvans te, et redemptor tuus
59- 1 Non est abbr. manus Do. ut salvare nequeat
-16 Et salvavit sibi brachium suum
60-16 Ego Dominus salvans te, et redemptor tuus
63- 1 Et propugnator sum ad salvandum
- 5 Et salvavit mihi brachium meum
- 9 Angelus faciei ejus salvavit eos
64- 5 In ipsis fuimus semper, et salvabimur

Isai. 66-19 Et mittam ex eis qui salvati fuerint
Jerem. 8-20 Finita est æstas, et nos salvati non sumus
11-12 Non salvabunt eos in tempore afflictionis
14- 9 Ut fortis qui non potest salvare
15-20 Ego tecum sum ut salvem te, et eruam te
23- 6 In diebus illis salvabitur Juda
30- 7 Et ex ipso salvabitur
-10 Ecce ego salvabo te de terra longinqua
-11 Tecum ego sum, ait Dominus, ut salvem te
31- 7 Salva, Domine, populum tuum, reliquias
33-16 In diebus illis salvabitur Juda
46- 6 Nec salvari se putet fortis
48- 6 Fugite, salvate animas vestras
- 8 Et urbs nulla salvabitur : et peribunt valles
51- 6 Et salvet unusquisque animam suam
-45 Salvet unusquisque animam suam ab ira
Thren. 4-17 Attenti ad gentem quæ salvare non poterat
Ezech. 7-16 Et salvabuntur qui fugerint ex eis
33- 5 Si a. se custodierit, animam suam salvabit
34-22 Salvabo gregem meum, et non erit ultra
36-29 Salvabo vos ex universis inquinamentis
Dan. 3-96 Neque... alius Deus, qui possit ita salvare
11-41 Hæ autem solæ salvabuntur de manu ejus
12- 1 In tempore illo salvabitur populus tuus
13-60 Benedix. Deum, qui salvat sperantes in se
-62 Salvatus est sanguis innoxius in die illa
Osee. 1- 7 Salvabo eos in Domino Deo suo : et non salvabo eos in arcu et gladio
13-10 Maxime nunc salvet te in omnibus urbibus
14- 4 Assur non salvabit nos
Amos. 2-14 Robustus non salvabit animam suam
-15 Et velox pedibus suis non salvabitur, et ascensor equi non salvabit animam suam
9- 1 Et non salvabitur ex eis qui fugerit
Mich. 6-14 Apprehendes, et non salvabis : et quos salvaveris, in gladium dabo
Habac. 1- 2 Vocifer. ad te vim patiens, et non salvabis ?
Soph. 3-17 Deus tuus in medio tui fortis, ipse salvabit
-19 Salvabo claudicantem, et eam quæ ejecta
Zach. 8- 7 Salvabo populum meum de terra Orientis
-13 Sic salvabo vos, et eritis benedictio
9-16 Et salvabit eos Dominus Deus eorum
10- 6 Et domum Joseph salvabo : et convertam
12- 7 Et salvabit Dominus tabernacula Juda
Matth. 8-25 Dicentes : Domine, salva nos, perimus
18-11 Venit e. Filius hom. salvare quod perierat
27-40 Salva temetipsum : Si Filius Dei es, descende
Luc. 7- 3 Ut veniret, et salvaret servum ejus
9-56 Non venit animas perdere, sed salvare
13-23 Domine, si pauci sunt, qui salvantur ?
Joan. 3-17 Sed ut salvetur mundus per ipsum
10- 9 Per me si quis introierit, salvabitur
Act. 2-40 Salvamini a generatione ista prava
15- 1 Nisi circumcidamini... non potestis salvari
-11 Per gratiam Domini... credimus salvari
28- 8 Imposuisset ei manus, salvavit eum
1 Cor. 15- 2 (*In quo et statis,*) per quod et salvamini
Ephes. 2- 5 In Christo (cujus gratia estis salvati)
- 8 Gratia enim estis salvati per fidem
1 Tim. 2-15 Salvabitur a. per filiorum generationem
Hebr. 7-25 Unde et salvare in perpetuum potest
Jacob. 1-21 Quod potest salvare animas vestras
2-14 Numquid poterit fides salvare eum ?
5-15 Et oratio fidei salvabit infirmum
-16 Et orate pro invicem, ut salvemini
-20 Salvabit animam ejus a morte, et operiet
1 Petr. 4-18 Et si justus vix salvabitur
Judæ. - 5 Jesus, populum de terra Ægypti salvans
-23 Illos vero salvare, de igne rapientes

SALVUS, A, UM.

Gen. 19-17 In monte salvum te fac, ne et tu simul pereas
32-30 Et salva facta est anima mea
43-27 Salvus-ne est pater vester senex ?
50-20 Et salvos faceret multos populos
Judic. 6-36 Si salvum facis per manum meam Israel
2 Reg. 19- 5 Qui salvam fecerunt animam tuam
22- 4 Et ab inimicis meis salvus ero
-28 Et populum pauperem salvum facies
4 Reg. 16- 7 Et salvum me fac de manu regis Syriæ
19-19 Salvos nos fac de manu ejus
2 Par. 20- 9 Et exaudies, salvosque facies
Tobiæ. 5- 4 Qui eat tecum salva mercede sua
-26 Noli flere, salvus perveniet filius noster, et salvus revertetur ad nos
8-15 Reperit eos salvos et incolumes
10-10 Et salvum atque gaudentem dimisit eum a se
Esth. 10- 9 Et salvum fecit Dominus populum suum
Job. 5-15 Porro salvum faciet egenum a gladio oris
Psal. 3- 7 Domine, salvum me fac, Deus meus
6- 5 Salvum me fac propter misericordiam tuam
7- 2 Salvum me fac ex omn. persequentibus me
- 3 Non est qui redimat, neq. qui salvum faciat
-11 Qui salvos facit rectos corde
11- 1 Salvum me fac, Domine, quoniam defecit

Psal. 16- 7 Qui salvos facis sperantes in te
17- 4 Et ab inimicis meis salvus ero
-20 Salvum me fecit, quoniam voluit
-28 Quoniam tu populum humil. salvum facies
-42 Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret
19- 7 Quoniam salvum fecit Dom. Christum s.
-10 Domine, salvum fac regem : et exaudi nos
21- 6 Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt
- 9 Salvum faciat eum, quoniam vult eum
27- 9 Salvum fac populum tuum, Domine
30- 3 Esto mihi in Deum protectorem... ut salvum me facias
-17 Salvum me fac in misericordia tua
53- 3 Deus, in nomine tuo salvum me fac
54- 9 Expectabam eum, qui salvum me fecit
55- 8 Pro nihilo salvos facies illos
59- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
67-21 Deus noster, Deus salvos faciendi
68- 2 Salvum me fac : Deus, quoniam intraverunt
-36 Quoniam Deus salvam faciet Sion
69- 1 Quod salvum fecerit eum Dominus
70- 3 Ut salvum me facias
71- 4 Et salvos faciet filios pauperum
-13 Et animas pauperum salvas faciet
75-10 Ut salvos faceret omnes mansuetos terræ
79- 3 Et veni, ut salvos facias nos
- 4 Et ostende faciem tuam, et salvi erimus
- 8 Et ostende faciem tuam, et salvi erimus
-20 Et ostende faciem tuam, et salvi erimus
85- 2 Salvum fac servum tuum, Deus meus
-16 Et salvum fac filium ancillæ tuæ
105-47 Salvos nos fac, Domine Deus noster
107- 7 Salvum fac dextera tua, et exaudi me
108-26 Salvum me fac secundum misericordiam t.
-31 Ut salvam faceret a persequentib. animam
117-25 O Domine, salvum me fac
118-94 Tuus sum ego, salvum me fac
-117 Adjuva me, et salvus ero
-146 Clamavi ad te, salvum me fac
137- 7 Et salvum me fecit dextera tua
144-19 Deprecationem eorum exaudiet, et salvos faciet eos
Prov. 28-18 Qui ambulat simpliciter, salvus erit
Eccli. 3- 2 Et sic facite ut salvi sitis
Isai. 30-15 Si revertamini et quiescatis, salvi eritis
38-20 Salvum me fac, et psalmos nost. cantabimus
45-22 Et salvi eritis, omnes fines terræ
49-24 Quod captum fuerit a robusto, salvum esse poterit ?
Jerem. 4-14 Lava a malitia cor tuum, Jer., ut salva fias
17-14 Salvum me fac, et salvus ero
38-17 Et salvus eris tu, et domus tua
42-11 Vobiscum sum ego, ut salvos vos faciam
46-27 Quia ecce ego salvum te faciam de longinquo
Ezech. 37-23 Et salvos eos faciam de universis sedibus
Dan. 3-88 Et salvos fecit de manu mortis
14-16 Salva-ne sunt signacula, Daniel ? Qui respondit : Salva, rex
Joel. 2-32 Qui invocaverit nomen Domini, salvus erit
Malac. 3-15 Et tentaverunt Deum, et salvi facti sunt
1 Mac. 4- 9 Mementote qualiter salvi facti sunt patres n.
9-21 Qui salvum faciebat populum Israel
2 Mac. 3-15 Ut his, qui deposuerant ea, salva custodiret
Matth. 1-21 Ipse enim salvum faciet populum suum
9-21 Si tetigero tantum vestiment. ejus, salva ero
-22 Fides tua te salvam fecit. Et salva facta est
10-22 Qui autem perseveraverit... hic salvus erit
14-30 Clamavit, dicens : Domine, salvum me fac
-36 Et quicumque tetigerunt, salvi facti sunt
16-25 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
19-25 Quis ergo poterit salvus esse ?
24-13 Qui autem perseveraverit... hic salvus erit
-22 Non fieret salva omnis caro
27-42 Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere
Marc. 3- 4 Animam salvam facere, an perdere
5-23 Impone manum super eam, ut salva sit
-28 Si vel vestimentum ejus tetigero, salva ero
-34 Filia, fides tua te salvam fecit
6-56 Et quotquot tangebant eum, salvi fiebant
8-35 Qui e. voluerit animam suam salvam facere Qui autem perdiderit... salvam faciet eam
10-26 Et quis potest salvus fieri ?
-52 Vade, fides tua te salvum fecit
13-13 Qui a. sustinuerit in finem, hic salvus erit
-20 Non fuisset salva omnis caro
15-30 Salvum fac temetipsum descendens de cruce
-31 Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere
16-16 Qui crediderit, et baptiz. fuerit, salvus erit
Luc. 6- 9 Animam salvam facere, an perdere
7-50 Fides tua te salvam fecit : vade in pace
8-12 Ne credentes salvi fiant
-48 Filia, fides tua salvam te fecit : vade in pace
-50 Noli timere, crede tantum, et salva erit

Luc. 9-24 Qui e. voluerit animam suam salvam facere Qui perdiderit animam.. salvam faciet illam
15-27 Quia salvum illum recepit
17-19 Vade : quia fides tua te salvum fecit
-33 Quic. quæsierit animam suam salvam facere
18-26 Et quis potest salvus fieri ?
-42 Respice, fides tua te salvum fecit
19-10 Et salvum facere quod perierat
23-35 Alios salvos fecit, se salvum faciat
-37 Si tu es rex Judæorum, salvum te fac
-39 Si tu es Christus, salvum fac temetipsum
Joan. 5-34 Sed hæc dico ut vos salvi sitis
11-12 Domine, si dormit, salvus erit
Act. 2-21 Quic. invocaverit nomen Dom., salvus erit
-47 Dom. a. augebat qui salvi fierent quotidie
4- 9 In quo iste salvus factus est
-12 In quo oporteat nos salvos fieri
11-14 Verba, in quibus salvus eris tu
14- 8 Quia fidem haberet ut salvus fieret
16-30 Quid me oportet facere, ut salvus fiam ?
-31 Et salvus eris tu, et domus tua
23-24 Salvum perducerent ad Felicem præsidem
27-31 Vos salvi fieri non potestis
Rom. 5- 9 Salvi erimus ab ira per ipsum
-10 Reconciliati, salvierimus in vita ipsius
8-24 Spe enim salvi facti sumus
9-27 Tanquam arena maris, reliquiæ salvæ fient
10- 9 Et in corde tuo credideris... salvus eris
-13 Quic. invocaverit nomen Dom., salvus erit
11-14 Et salvos faciam aliquos ex illis
-26 Et sic omnis Israël salvus fieret
1 Cor. 1-18 Iis autem qui salvi fiunt... Dei virtus est
-21 Placuit Deo... salvos facere credentes
3-15 Detrimentum patietur : ipse a. salvus erit
5- 5 Ut spiritus salvus sit in die Domini
7-16 Unde enim scis, mulier, si virum salvum facies ? aut unde scis, vir, si mulierem salvam facies ?
9-22 Omnia factus sum, ut omnes facerem salvos
10-33 Sed quod multis, ut salvi fiant
2 Cor. 2-15 Bonus odor sumus Deo in iis, qui salvi fiunt
1 Thes. 2-16 Nos gentibus loqui ut salvæ fiant
2 Thes. 2-10 Charitatem veritatis non receperunt ut salvi fierent
1 Tim. 1-15 Christus j. venit... peccatores salvos facere
2- 4 Qui omnes homines vult salvos fieri
4-16 Hoc e. faciens, et te ipsum salvum facies
2 Tim. 4-18 Et salvum faciet in regnum suum cœleste
Tit. 3- 5 Secundum s. misericordiam salvos nos fecit
Hebr. 5- 7 Qui possit illum salvum facere a morte
1 Petr. 3-20 Octo animæ salvæ factæ sunt per aquam
-21 Similis formæ salvos facit baptisma

SAMA I. *Filius septimus Jechoniæ filii Joakim.*

1 Par. 3-18 Senneser, et Jecemia, Sama, et Nadabia

SAMA II.

Filius tertius Elphaad; nam idem est cum Samad.

1 Par. 8-13 Baria a. et Sama, principes cognationum

SAMA. *Nomen est civitatis in tribu Juda.*

Josue. 15-26 Aman, Sama, et Molada

SAMAA I.

Filius Isaï, fraterque David. Jonathan filius Samaa fratris David percussit virum excelsum de origine Arapha, qui senos in manibus pedibusque habebat digitos, id est, viginti quatuor.

2 Reg. 21-21 Percussit a. eum Jonathan filius Samaa
1 Par. 20- 7 Percussit eum Jonathan filius Samaa

SAMAA II. *Pater Barachiæ, e stirpe Levi.*

1 Par. 6-39 Asaph filius Barachiæ filii Samaa

SAMAA III.

Filius Macelloth filii Abigabaon; dicitur alibi Samaan, in tribu Benjamin.

1 Par. 8-32 Et Macelloth genuit Samaa

SAMAA IV.

Vir de Gabaath, cognatus Saülis, e tribu Benjamin.

1 Par. 12- 3 Et Joas, filii Samaa, Gabaathites, et Jaziel

SAMAAN.

Filius Macelloth, qui etiam est dictus Samaa.

1 Par. 9-38 Porro Macelloth genuit Samaan

SAMACHIAS.

Filius sextus Semeiæ filii Obededom.

1 Par. 26- 7 Eliu quoque, et Samachias

SAMAD. *Filius Elphaal filii Mehusim.*

1 Par. 8-12 Filii Elphaal : Heber, et Misaam, et Samad

SAMAIA I *vel* SAMAIAS.
Pater Semri patris Idaïæ, e tribu Simeon.
1 *Par.* 4-37 Filii Idaïa filii Semri filii Samaïa

SAMAIA II. *Filius Joel, e semine Ruben.*
1 *Par.* 5- 4 Filii Joël : Samaïa filius ejus, Gog filius ej.

SAMAIAS III.
Vir Gabaonites, fortissimus inter triginta et super triginta in exercitu David.
1 *Par.* 12- 4 Samaïas quoque Gabaonites fortissimus

SAMAIAS IV.
Unus e filiis Adonicam qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis.
1 *Esdr.* 8-13 Jehiel, et Samaïas, et cum eis sexag. viri

SAMAOTH.
Non satis constat ex qua fuerit tribu. Si vox Jezerites *patriam significet, ad tribum Gad pertinuisse dicemus : fuit enim Jezer, sive Jazer, civitas illius tribus, separata Levitis. Si vero* Jezerites *patronymicum nomen sit familiæ Jezeritarum (cujus mentio est Num. 26-30), pertinuisse dicemus ad tribum Manasse trans Jordanem.*
1 *Par.* 27- 8 Quintus... princeps Samaoth Jezerites

SAMARÆUS. *Filius decimus Chanaan.*
Gen. 10-18 Et Aradium, Samaræum, et Amathæum
1 *Par.* 1-16 Aradium quoque et Samaræum

SAMARAIM. *Civitas in tribu Benjamin.*
Josue. 18-22 Betharaba, et Samaraïm, et Bethel

SAMARATH.
Filius ultimusque Semeï, e tribu Benjamin.
1 *Par.* 8-21 Adaïa, et Baraïa, et Samarath, filii Semeï

SAMARIA *vel* SAMARIAS I.
Unus e triginta fortissimis in exercitu David.
1 *Par.* 12- 5 Eluzaï, et Jerimuth, et Baalia, et Samaria

SAMARIAS II.
Unus ex his qui uxores duxerant alienigenas, quas postea dimiserunt.
1 *Esdr.* 10-32 Benjamin, Maloch, Samarias

SAMARIA.
Nomen montis. Item et est urbs Syriæ inter Judæam et Galilæam media, ab Amri Israelitici populi rege condita. Iste enim, Simeron sive Sameron, vel Samariam montem a quodam Semer emit, civitatemque, quam in montis vertice extruxerat, a vendentis nomine, Simeron, sive Samariam appellavit. Hac civitate deinde reges Israelitarum pro regia usi sunt. Alias, ut Eusebius testatur, Ecthenias est dicta. Mox post Hircani Judæorum pontificis expugnationem, ab Herode rege iterum ædificata, atque in honorem Augusti Græco vocabulo Sebaste nominata est, ubi apud sanctum Hieronymum legimus conditas fuisse reliquias sancti Joannis Baptistæ.
3 *Reg.* 13-32 Quæ sunt in urbibus Samariæ
16-24 Emitque montem Samariæ a Somer
Vocavit nomen civitatis... Samariam
-28 Et sepultus est in Samaria
-29 Et regnavit Achab... in Samaria
-32 Quod ædificaverat in Samaria
18- 2 Erat autem fames vehemens in Samaria
20- 1 Et ascendens pugnabat contra Samariam
-10 Si suffecerit pulvis Samariæ pugillis
-17 Dicentes : Viri egressi sunt de Samaria
-34 Sicut fecit pater meus in Samaria
-43 Et furibundus venit in Samariam
21- 1 Juxta palatium Achab regis Samariæ
-18 Achab regis Israël, qui est in Samaria
22-10 In area juxta ostium portæ Samariæ
-37 Et perlatus est in Samariam : sepelieruntque regem in Samaria
-38 Laverunt currum ejus in piscina Samariæ
-52 Regnare cœperat super Israël in Samaria
4 *Reg.* 1- 2 Cœnaculi sui, quod habebat in Samaria
- 3 In occursum nuntiorum regis Samariæ
2-25 Et inde reversus est in Samariam
3- 1 Regnavit super Israël in Samaria
- 6 Egressus est igitur... de Samaria
5- 3 Ad prophetam qui est in Samaria
6-19 Duxit ergo eos in Samariam
-20 Cumque ingressi fuissent in Samariam
Et viderunt se esse in medio Samariæ
-24 Et ascendit, et obsidebat Samariam
-25 Factaque est fames magna in Samaria
4 *Reg.* 7- 1 Statere uno, in porta Samariæ
-18 Hoc eodem tempore cras in porta Samariæ
10- 1 Erant a. Achab septuaginta filii in Samaria
Scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samariam
-12 Et surrexit, et venit in Samariam
-17 Duxit in Samariam. Et percussit omnes qui reliqui fuerant de Achab in Samaria
-35 Sepelieruntque eum in Samaria
-36 Regnavit Jehu super Israël... in Samaria
13- 1 Regnavit Joachaz... super Israël in Samaria
- 6 Siquidem et lucus permansit in Samaria
- 9 Et sepelierunt eum in Samaria
-10 Regnavit Joas... in Samaria sexdecim annis
-13 Porro Joas sepultus est in Samaria
14-14 Et reversus est in Samariam
-16 Et sepultus est in Samaria cum regibus Isr.
-23 Regnavit Jeroboam... in Samaria, quadrag.
15- 8 Regnavit Zacharias... in Samaria sex mens.
-13 Regnavit autem uno mense in Samaria
-14 Venitque in Samariam, et percussit Sellum filium Jabes in Samaria
-17 Regnavit Manahem... decem annis in Samaria
-23 Regnavit Phaceïa... super Israël in Samaria
-25 Et percussit eum in Samaria, in turre
-27 Regnavit Phacee... in Samaria viginti annis
17- 1 Regnavit Osee filius Ela in Samaria
- 5 Ascendens Samariam obsedit eam tribus an.
- 6 Cepit rex Assyriorum Samariam
-24 Et collocavit eos in civitatibus Samariæ
Qui possederunt Samariam, et habitaverunt
-26 Et habitare fecisti in civitatibus Samariæ
-28 Qui captivi ducti fuerant de Samaria
-33 De quibus translati fuerant Samariam
18- 9 Ascendit Salmanasar rex Ass. in Samariam
-10 Nono anno Osee regis Isr., capta est Samaria
-34 Numq. liberaver. Samariam de manu m. ?
21-13 Extendam super Jerus. funiculum Samariæ
23-18 Cum ossibus proph. qui venerat de Samaria
-19 Quæ erant in civitatibus Samariæ
2 *Par.* 18- 2 Descenditque post annum ad e. in Samariam
- 9 Sedebant a. in area juxta portam Samariæ
22- 9 Comprehendit latitantem in Samaria
25-13 In civit. Juda, a Samaria usque ad Bethoron
-24 Et filios obsidum, reduxit in Samariam
28- 8 Pertuleruntque eam in Samariam
- 9 Obviam exercitui venienti in Samariam
-15 Ipsique reversi sunt in Samariam
1 *Esdr.* 4-10 Habitare eas fecit in civitatibus Samariæ
-17 Et ad reliquos... habitatores Samariæ
Judith. 1- 9 Et ad omnes qui erant in Samaria
4- 3 Et miserunt in omnem Samariam
Isai. 7- 9 Caput Ephraïm Samaria, et caput Samariæ filius Romeliæ
8- 4 Auferetur fortitudo Dam., et spolia Samariæ
9- 9 Populus Ephraïm, et habitantes Samariam
10- 9 Numquid non ut Damascus, sic Samaria ?
-10 Simulacra eor. de Jerusalem, et de Samaria
-11 Sicut feci Samariæ et idolis ejus
36-19 Numq. liberaverunt Samariam de manu m.
Jerem. 23-13 Et in prophetis Samariæ vidi fatuitatem
31- 5 Adhuc plantabis vineas in montib. Samariæ
41- 5 Et de Samaria octoginta viri
Ezech. 16-46 Et soror tua major, Samaria
-51 Samaria dimidium pecc. tuor. non peccavit
-53 Conversione Samariæ et filiarum ejus
-55 Samaria et filiæ ejus revertentur ad antiq.
23- 4 Samaria Oolla, et Jerusalem Ooliba
-33 Calice sororis tuæ Samariæ
Osee. 7- 1 Revelata est iniquitas Ephraïm, et malitia Samariæ
8- 5 Projectus est vitulus tuus, Samaria
- 6 In aranearum telas erit vitulus Samariæ
10- 5 Vaccas Beth. coluerunt habitator. Samariæ
- 7 Transire fecit Samaria regem suum
14- 1 Pereat Samaria, quoniam ad amaritudinem
Amos. 3- 9 Congregamini super montes Samariæ
-12 Qui habitant in Samaria in plaga lectuli
4- 1 Quæ estis in monte Samariæ
6- 1 Et confiditis in monte Samariæ
8-14 Qui jurant in delicto Samariæ, et dicunt
Abdiæ. -19 Et possidebunt... regionem Samariæ
Mich. 1- 1 Quod vidit super Samariam, et Jerusalem
- 5 Quod scelus Jacob ? nonne Samaria ?
- 6 Et ponam Samariam quasi acervum lapidum
1 *Mac.* 3-10 Et a Samaria virtutem multam et magnam
5-66 Movit castra... et perambulabat Samariam
10-30 Quæ additæ sunt illi ex Samaria et Galilæa
-38 Ex regione Samariæ, cum Judæa reputentur
11-28 Et tres toparchias, et Samariam
-34 Quæ additæ sunt Judææ ex Samaria
2 *Mac.* 15- 1 Ut comperit Judam esse in locis Samariæ
Luc. 17-11 Transibat per mediam Samariam et Galil.
Joan. 4- 4 Oportebat a. eum transire per Samariam
Joan. 4- 5 Venit ergo in civitatem Samariæ
- 7 Venit mulier de Samaria haurire aquam
Act. 1- 8 Et in omni Judæa, et Samaria
8- 1 Dispersi sunt per region. Judææ et Samariæ
- 5 Descendens in civitatem Samariæ
- 9 Magus, seducens gentem Samariæ
-14 Quod recepisset Samaria verbum Dei
9-31 Per totam Judæam, et Galil., et Samariam
15- 3 Pertransibant Phœnicen et Samariam

SAMARITA.
4 *Reg.* 17-29 In fanis excelsis, quæ fecerant Samaritæ

SAMARITANUS, A, UM.
In Evangeliis Jesus Christus distinguit Samaritanos a Judæis et gentilibus, quia proprie neque gentiles erant, neque Judæi, sed ex utroque mixti Judaicam religionem gentilium ritibus superstitiosis miscebant. Et Judæi non utebantur cum Samaritanis eodem convictu, eadem mensa, iisdem vasis. Judæi enim Samaritanos profanos et immundos judicabant, nec dignabantur illos commercio.
2 *Esdr.* 4- 2 Coram... et frequentia Samaritanorum
Matth. 10- 5 In civitates Samaritanorum ne intraveritis
Luc. 9-52 Intraverunt in civitatem Samaritanorum
10-33 Samaritanus autem quidam iter faciens
17-16 Gratias agens, et hic erat Samaritanus
Joan. 4- 9 Dicit ergo ei mulier illa Samaritana
A me poscis, quæ sum mulier Samaritana ?
Non enim coutuntur Judæi Samaritanis
-39 Multi crediderunt in eum Samaritanorum
-40 Cum venissent ergo ad illum Samaritani
8-48 Bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu
Act. 8-25 Multis regionibus Samaritanorum evangel.

SAMBUCA.
Dan. 3- 5 Et fistulæ, et citharæ, sambucæ
- 7 Citharæ, sambucæ, et psalterii
-10 Et citharæ, sambucæ, et psalterii
-15 Tubæ, fistulæ, citharæ, sambucæ

SAMGAR.
Filius Anath. Non dicitur ex qua tribu fuerit. Successit Aod judici, et admodum brevi tempore Israelis ducatum tenuit, ut illius ratio fere non habeatur.
Judic. 3-31 Post hunc fuit Samgar filius Anath
5- 6 In diebus Samgar filii Anath

SAMIR. *Filius Micha, Levites e stirpe Caath.*
1 *Par.* 24-24 Filius Oziel, Micha : filius Micha, Samir

SAMIR. *Civitas in tribu Juda.*
Josue. 15-48 Et in monte : Samir, et Jether, et Socoth

SAMIR.
Altera est urbs in confinio Ephraïm, et ad tribum Issachar pertinens.
Judic. 10- 1 Qui habitavit in Samir montis Ephraïm
- 2 Mortuusque est, ac sepultus in Samir

SAMIUS.
Isai. 45- 9 Væ qui contradicit fictori suo, testa de samiis terræ

SAMMA I. *Filius tertius Rahuel filii Esaü.*
Gen. 36-13 Filii a. Rahuël : Nahath et Zara, Samma
-17 Dux Zara, dux Samma, dux Meza
1 *Par.* 1-37 Filii Rahuël : Nahath, Zara, Samma, Meza

SAMMA II.
Filius tertius Isaï, fraterque David.
1 *Reg.* 16- 9 Adduxit autem Isaï Samma, de quo ait
17-13 Secundus Abinadab, tertiusque Samma

SAMMA III.
Filius Hebron quartus, pater Raham, e stirpe Caleb filii Hesron.
1 *Par.* 2-43 Porro filii Hebron... Recem et Samma
-44 Samma a. genuit Raham, patrem Jercaam

SAMMA IV.
Filius Joel, paterque Azaz, e tribu Ruben.
1 *Par.* 5- 8 Bala filius Azaz, filii Samma, filii Joël

SAMMA V.
Filius Sapha filii Helem, in tribu Aser.
1 *Par.* 7-37 Bosor, et Hod, et Samma, et Salusa

SAMMA VI.
Filius Hotham; inter viros fortissimos inscribitur in exercitu David.
1 *Par.* 11-44 Samma et Jehiel filii Hotham Arorites

SAMMAA. *Filius Oza, Levites.*

1 Par. 6-30 Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus

SAMMAI I.

Filius Recem filii Samma, e semine Caleb.

1 Par. 2-44 Et Recem genuit Sammaï
-45 Filius Sammaï, Maon

SAMMAI II.

Filius quintus Ezra, de tribu Juda.

1 Par. 4-17 Genuitque Mariam, et Sammaï, et Jesba

SAMMOTH.

Vir Arorites, e monte Ephraim; inter fortissimos computatur in exercitu David.

1 Par. 11-27 Sammoth Arorites, Helles Phalonites

SAMMUA I.

Filius Zechur, explorator missus pro tribu sua Ruben ad considerandam terram promissam.

Num. 13- 5 De tribu Ruben, Sammua filium Zechur

SAMMUA II.

Inter sacerdotes et principes familiarum qui ascenderunt de captivitate cum Zorobabel, Sammua iste reperitur.

2 Esdr. 12-18 Belgæ, Sammua : Semaïæ, Jonathan

SAMOTHRACIA.

Insula in sinu Pacusiaco, e regione Thraciæ; sic dicta, quod eam insulam Samii et Thraces incoluerint.

Act. 16-11 Recto cursu venimus Samothraciam

SAMRI I. *Pater Jedihel, e tribu Ruben.*

1 Par. 11-45 Jedihel filius Samri, et Joha frater ejus

SAMRI II.

Levites e filiis Elisaphan, in diebus Ezechiæ.

2 Par. 29-13 At vero de filiis Elisaphan, Samri, et Jahiel

SAMSAI. *Scriba regis Artaxerxis.*

1 Esdr. 4- 8 Reum Beelt., et Samsaï scriba, scripserunt
- 9 Reum Beelteem, et Samsaï scriba
-17 Verbum misit rex ad Reum B. et Samsaï
-23 Lectum est coram Reum B. et Samsaï scriba

SAMSARI. *Vir e tribu Benjamin.*

1 Par. 8-26 Et Samsari, et Sohoria, et Otholia

SAMSON.

Anno mundi 2861, ante J. Ch. 1193. Erat vir quidam de Saraa, et de stirpe Dan, nomine Manuë, habens uxorem sterilem; cui apparuit Angelus Domini semel et iterum, et dixit ad eam: Sterilis es et absque liberis; sed concipies et paries filium, cujus caput non tanget novacula; et ipse incipiet liberare Israel de manu Philisthinorum. Peperit itaque filium, et vocavit nomen ejus Samson, cui benedixit Deus, Spiritu suo eum roborans. Duxit uxorem de filiabus Philisthiim, quæ, ipso relicto, alteri data est; et propter ablatam uxorem, Samson, incensis vulpium caudis, segetes Philisthinorum exurit. Ligatus traditus est a tribu Juda; vinculis autem a Spiritu Dei ruptis, maxilla asini occidit mille Philisthæos. Cum vero accepisset alteram uxorem Dalila nomine, ab ea deceptus, traditus est Philisthæis qui eum obcæcarunt, et pro spectaculo habitus est. Denique cum principes Philisthinorum immolarent deo suo Dagon, et epularentur in domo plena virorum et mulierum Samsonem ludentem spectantium, ille, invocato Domino, concussit fortiter columnas domus, quæ cecidit et interfecit omnes in ea conclusos; et ipse obrutus est Samson. Judicaverat Israel viginti annis Lege totam ejus historiam in libro Judicum.

Judic. 13-24 Et vocavit nomen ejus Samson
14- 1 Descendit ergo Samson in Thamnatha
- 3 Dixitque Samson ad patrem suum
- 5 Descendit itaque Samson cum patre suo
- 6 Irruit autem Spiritus Domini in Samson
-10 Et fecit filio suo Samson convivium
-12 Quibus locutus est Samson : Proponam
-15 Dixerunt ad uxorem Samson : Blandire
-16 Quæ fundebat apud Samson lacrymas
15- 1 Venit Samson, invisere volens uxorem
- 3 Cui Samson respondit : Ab hac die non erit
- 6 Quibus dictum est : Samson gener Thamn.
- 7 Quibus ait Samson : Licet hæc feceritis
-10 Responder. : Ut ligemus Samson, venimus
-11 Dixeruntque ad Samson : Nescis quod Phil.

Judic. 15-12 Quibus Samson, Jurate, ait, et spondete
16- 2 Cum audissent... intrasse urbem Samson
- 3 Dormivit a. Samson usq. ad medium noctis
- 6 Locuta est ergo Dalila ad Samson : Dic mihi
- 7 Cui respondit Samson : Si septem nerviceis
- 9 Clamavitque.. Philisthiim super te, Samson
-12 Et clamavit : Philisthiim super te, Samson
-13 Cui respondit Samson : Si septem crines
-14 Dixit ad eum : Philisthiim super te, Samson
-20 Dixitque : Philisthiim super te, Samson
-23 Tradidit deus... Samson in manus nostras
-25 Præceperunt ut vocaretur Samson
-27 Utriusq. sexus spectantes ludentem Samson

Hebr. 11-32 Barac, Samson, Jephte, David, Samuël

SAMUA I. *Filius primus David in Jerusalem.*

2 Reg. 5-14 Samua, et Sobab, et Nathan, et Salomon
1 Par. 14- 4 Samua, et Sobab, Nathan, et Salomon

SAMUA II. *Filius Galal, paterque Abda.*

2 Esdr. 11-17 Abda filius Samua, filius Galal

SAMUEL I.

Filius Ammiud, princeps in tribu sua Simeon, quem elegerunt filii Israel ut ipse et viri singuli per tribum dividerent terram promissam.

Num. 34-20 De tribu Simeon, Samuël filius Ammiud

SAMUEL II.

Filius Elcanæ ex Anna uxore altera. Dictus est Samuel, id est, postulatus a Deo, quod mater ipsius eum a Deo postulasset. Oblatus in templo a matre sua juxta votum, ministravit Domino ante faciem Heli sacerdotis, et fuit famulus Heli in ministrando Deo. Samuel proficiens et crescens, placensque Deo et hominibus, exaltatus est valde, et magni factus est in ministerio. Quater vocatus a Deo ut esset propheta ipsius per quem loqueretur ad Israelitas, audivit Deum punituram Heli ob iniquitatem filiorum ipsius, quam visionem ipsi Heli de punitione futura indicavit. Mortuo Heli accepit Samuel munus judicis; et omnia quæ prædicebantur a Deo per ipsum eveniebant. Samuel impiger circuiens civitates, ut redderet judicia Israelitis, hortabatur populum ut toto corde reverteretur ad Dominum, nemini alii serviendo et fidendo quam soli Deo. Senex autem factus constituit filios suos judices super Israel, et mandatum accepit a Domino ut ungeret Saülem regem Israel; et cætera videsis omnia quæ ad ejus historiam pertinent. Mortuus est anno ætatis suæ septuagesimo septimo, anno mundi 2977, ante J. Ch. 1077, juxta Saliani Chronologiam, initi magistratus 38, biennio ante mortem Saülis. Hebræi tamen aiunt tantum quatuor mensibus ante Saülem extinctum fuisse. Sed et Samuelem suscitatum Scriptura refert fuisse a pythonissa, ex qua apparitione audivit Saül se brevi moriturum cum filiis.

1 Reg. 1-20 Vocavitque nomen ejus Samuël
2-18 Samuël a. ministrabat ante faciem Domini
-21 Et magnificatus est puer Samuël apud Dom.
-26 Puer a. Samuel proficiebat, atque crescebat
3- 1 Puer autem Samuël ministrabat Domino
- 3 Samuël dormiebat in templo Domini
- 4 Vocavit Dominus Samuël. Qui respondens
- 6 Adjecit Dominus rursum vocare Samuëlem
Consurgensq. Samuël, abiit ad Heli, et dixit
- 7 Porro Samuël necdum sciebat Dominum
- 8 Dominus, et vocavit adhuc Samuëlem tertio
- 9 Et ait ad Samuelem : Vade, et dormi
Abiit ergo Samuël, et dormivit in loco suo
-10 Sicut vocaverat secundo, Samuël, Samuel
Ait Samuël : Loquere, Domine, quia audit
-11 Et dixit Dominus ad Samuëlem : Ecce ego
-15 Dormivit autem Samuël usque mane
Et Samuel timebat indicare visionem Heli
-16 Vocavit ergo Heli Samuëlem, et dixit : Samuel fili mi? Qui respondens, ait
-18 Indicavit itaq. ei Samuel univers. sermones
-19 Crevit a. Samuel, et Dominus erat cum eo
-20 Quod fidelis Samuël propheta esset Domini
-21 Quoniam revelatus fuerat Dominus Samuëli
Et evenit sermo Samuëlis universo Israëli
7- 3 Ait a. Samuël ad universam domum Israel
- 5 Dixit a. Samuel : Congregate univ. Israël
- 6 Judicavitq. Samuel filios Israel in Masphath
- 8 Dixeruntque ad Samuëlem : Ne cesses
- 9 Tulit autem Samuël agnum lactentem unum
Et clamavit Samuël ad Dominum pro Israël
-10 Cum Samuël offerret holocaustum
-12 Tulit autem Samuël lapidem unum
-13 Super Philisthæos, cunctis diebus Samuëlis
-15 Judicabat quoque Samuel Israëlem

1 Reg. 8- 1 Factum est autem cum senuisset Samuël
- 4 Venerunt ad Samuëlem in Ramatha
- 6 Displicuit sermo in oculis Samuëlis
Et oravit Samuel ad Dominum
- 7 Dixit a. Do. ad Samuëlem : Audi vocem pop.
-10 Dixit itaque Samuel omnia verba Domini
-19 Noluit a. populus audire vocem Samuëlis
-21 Et audivit Samuel omnia verba populi
-22 Dixit a. Do. ad Samuëlem : Audi vocem eor.
Ait Samuël ad viros Isr. : Vadat unusquisq.
9-14 Apparuit Samuël egrediens obviam eis
-15 Dominus a. revelaverat auriculam Samuëlis
-17 Cumque aspexisset Samuël Saülem
-18 Accessit a. Saül ad Samuëlem in medio portæ
-19 Respondit Samuel Saüli, dicens
-22 Assumens itaq. Samuël Saülem et puerum
-23 Dixitq. Samuël coco : Da partem, quam dedi
-24 Dixitque Samuël : Ecce quod remansit
Et comedit Saül cum Samuële in die illa
-26 Vocavit Samuël Saülem in solario, dicens
Egressiq. sunt ambo, ipse videl., et Samuël
-27 Samuël dixit ad Saül : Dic puero ut antecedat
10- 1 Tulit a. Samuël lenticulam olei, et effudit
- 9 Ut abiret a Samuele, immutavit ei Deus cor
-14 Cum non reperissemus, venimus ad Samuëlem
-15 Indica mihi quid dixerit tibi Samuël
-16 De sermone... quem locut. fuerat ei Samuël
-17 Et convocavit Samuël populum ad Dom.
-20 Et applicuit Samuël omnes tribus Israël
-24 Et ait Samuël ad omnem populum
-25 Locutus est a. Samuël ad populum legem
Et dimisit Samuël omnem populum
11- 7 Quicumq. non... secutus fuerit S. et Samuël
-12 Et ait populus ad Samuëlem : Quis est iste
-14 Dixit autem Samuël ad populum : Venite
12- 1 Dixit autem Samuël ad universum Israël
- 6 Et ait Samuel ad populum : Dom. qui fecit
-11 Misit Dom... Badan, et Jephte, et Samuel
-18 Et clamavit Samuël ad Dominum
-19 Timuit o. populus.. Dominum et Samuëlem.
Et dixit universus populus ad Samuëlem
-20 Dixit a. Samuël ad populum : Nolite timere
13- 8 Et expectavit... juxta placitum Samuëlis
Et non venit Samuël in Galgala
-10 Offerens holocaust., ecce Samuël veniebat
-11 Locutusq. est ad eum Samuël: Quid fecisti?
-13 Dixitq. Samuël ad Saül : Stulte egisti
-15 Surrexit a. Samuël, et ascendit de Galgalis
15- 1 Et dixit Samuël ad Saül : Me misit Dom.
-10 Factum est a. verbum Domini ad Samuel
-11 Contristatusque est Samuël, et clamavit
-12 Cumque de nocte surrexisset Samuël, ut iret ad Saül mane, nuntiatum est Samuëli
Venit ergo Samuël ad Saül, et Saül offerebat
-13 Cum venisset Samuël ad Saül, dixit ei Saül
-14 Dixitq. Samuel : Et quæ est hæc vox gregum
-16 Ait a. Samuël ad Saül : Sine me, et indicabo
-17 Et ait Samuel : Nonne cum parvulus esses
-20 Ait Saül ad Samuëlem : Imo audivi vocem
-22 Ait Samuel : Numquid vult Do. holocaust.
-24 Dixitque Saül ad Samuëlem : Peccavi
-26 Et ait Samuël ad Saül : Non revertar tecum
-27 Et conversus est Samuël ut abiret
-28 Et ait ad eum Samuël : Scidit Dom. regnum
-31 Reversus ergo Samuël, secutus est Saülem
-32 Dixitque Samuël : Adducite ad me Agag
-33 Et ait Samuël : Sicut fecit absque liberis
In frusta concidit eum Samuël coram Do.
-34 Abiit autem Samuël in Ramatha
-35 Non vidit Samuël ultra Saül usque ad diem
Verumtamen lugebat Samuël Saülem
16- 1 Dixitque Dominus ad Samuëlem : Usquequo tu luges Saül?
- 2 Et ait Samuël : Quomodo vadam?
- 4 Fecit ergo Samuël, sicut locutus est ei Do.
- 7 Et dixit Dom. ad Samuëlem : Ne respicias
- 8 Et adduxit eum coram Samuële
-10 Adduxit itaque Isaï septem filios suos coram Samuële : et ait Samuël ad Isaï
-11 Dixitque Samuël ad Isaï : Numquid jam
Ait Samuël ad Isaï : Mitte, et adduc eum
-13 Tulit ergo Samuël cornu olei, et unxit eum
Surgensque Samuël, abiit in Ramatha
19-18 Salvatus est, et venit ad Samuël in Ramatha
Et abierunt ipse et Samuël, et morati sunt
-20 Qui cum vidissent... et Samuëlem stantem
-22 Et dixit : In quo loco sunt Samuel et David?
-24 Et prophetavit cum cæteris coram Samuële
25- 1 Mortuus est autem Samuël
28- 3 Samuël a. mortuus est, planxitq. eum o. Isr.
-11 Qui ait : Samuëlem mihi suscita
-12 Cum a. vidisset mulier Samuëlem, exclam.
-14 Et intellexit Saül quod Samuel esset
-15 Dixit autem Samuël ad Saül : Quare

1 Reg. -16 Et ait Samuël : Quid interrogas me
-20 Extimuerat enim verba Samuëlis
1 Par. 6-28 Filii Samuël, primogenitus Vasseni, et Abia
-33 Heman cantor filius Johel, filii Samuel
9-22 Quos constituerunt David, et Samuël Videns
11- 3 Quem locutus est in manu Samuël
26-28 Hæc a. universa sanctificavit Samuël Videns
29-29 Scripta sunt in libro Samuëlis Videntis
2 Par. 35-18 Non fuit Phase simile huic in Israël a diebus Samuëlis prophetæ
Psal. 98- 6 Et Samuël inter eos, qui invocant nomen ej.
Eccli. 46-16 Dilectus a Dom. Deo suo Samuël propheta
Jerem. 15- 1 Si steterit Moyses, et Samuël coram me
Act. 3-24 Et omnes prophetæ a Samuël, et deinceps
13-20 Dedit judices usque ad Samuël prophetam
Hebr. 11-32 Barac, Samson, Jephte, David, Samuël

SAMUEL III.

Filius sextus Thola filii Issachar.

1 Par. 7- 2 Filii Thola... Jebsem, et Samuël, principes

SAMUS. *Insula in mari Ægæo.*

1 Mac. 15-23 In Samum, et in Pamphyliam, et in Lyciam
Act. 20-15 Et alia (*die*) applicuimus Samum

SANABALLAT.

Anno mundi 3600, *Romæ* 300, *ante J. Ch.* 454. *Tobias et Sanaballat putantur fuisse de primariis Samaritanorum, iidemque servi, id est, clientes et beneficiarii regum Persarum, qui odio prosequebantur Judæos. Sanaballat dicitur Horonites, quod regulus esset in Moabitide, cujus pars Horonaim.*

2 Esdr. 2-10 Audierunt Sanaballat Horonites, et Tobias
-19 Audierunt a. Sanaballat Horonites, et Tob.
4- 1 Cum audiss. Sanaballat quod ædificaremus
- 7 Cum audisset Sanaballat, et Tobias
6- 1 Factum est autem, cum audisset Sanaballat
- 2 Miserunt Sanaballat et Gossem ad me
- 5 Misit ad me Sanaballat juxta verbum prius
-12 Et Tobias et Sanaballat conduxissent eum
-14 Memento mei, Do., pro Tobia et Sanaballat
13-28 Gener erat Sanaballat Horonites

SANABILIS.

Sap. 1-14 Et sanabiles fecit nationes orbis terrarum

SANAN. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-37 Sanan, et Hadassa, et Magdalgad

SANATOR.

Exod. 15-26 Ego enim Dominus sanator tuus

SANCIO.

Esth. 9-29 Dies ista solemnis sanciretur in posterum
2 Mac. 4-11 Jura destituens, prava instituta sanciebat
Hebr. 8- 6 In melioribus repromissionibus sancitum est

SANCTE.

1 Thes. 2-10 Vos testes estis, et Deus, quam sancte

SANCTIFICATIO.

Exod. 29-36 Et unges illud in sanctificationem
30-35 Et purum, et sanctificatione dignissimum
37-29 Et oleum ad sanctificationis unguentum
Levit. 8- 9 Posuit laminam auream consecratam in sanctificatione
25-12 Ob sanctificationem jubilæi, sed stat. oblata
Num. 6-12 Quoniam polluta est sanctificatio ejus
-21 Ita faciet ad perfectionem sanctificationis s.
Tobiæ. 13-14 Et terram t. in sanctificationem habebunt
Judith. 9-18 Ut domus t. in sanctificatione t. permaneat
Psal. 77-54 Et induxit eos in montem sanctificationis s.
95- 6 Sanctim. et magnificentia in sanctificatione
96-12 Et confitemini memoriæ sanctificationis ej.
113- 2 Facta est Judæa sanctificatio ejus
131- 8 Tu et arca sanctificationis tuæ
-18 Super ipsum aut. efflorebit sanctificatio m.
Eccli. 7-35 Et sacrificium sanctificationis offeres Dom.
17- 8 Ut nomen sanctificationis collaudent
36-15 Miserere civitati sanctificationis tuæ Jerus
Isai. 8-14 Et erit vobis in sanctificationem
60-13 Ad ornandum locum sanctificationis meæ
63-18 Conculcaverunt sanctificationem tuam
64-11 Domus sanctificationis nostræ et gloriæ n.
Jerem. 17-12 Locus sanctificationis nostræ
51-51 Venerunt alieni sup. sanctificationem dom
Thren. 2- 7 Maledixit sanctificationi suæ
Ezech. 11-16 Ero eis in sanctificationem modic. in terris
20-40 In omnibus sanctificationibus vestris
28-18 Polluisti sanctificationem tuam
37-26 Et dabo sanctificationem m. in medio eorum
-28 Cum fuerit sanctificatio m. in medio eorum
Dan. 8-11 Et dejecit locum sanctificationis ejus
Amos. 7- 9 Et sanctificationes Israël desolabuntur
Amos. 7 -13 Quia sanctificatio regis est et domus regni est
Malac. 2-11 Contaminavit Judas sanctificationem Dom.
1 Mac. 1-23 Et intravit in sanctificationem cum superbia
-38 Et factum est hoc ad insidias sanctificationi
-39 Effuderunt sanguinem innocentem per circuitum sanctificationis, et contaminaverunt sanctificationem
-41 Sanctificatio ejus desolata est sicut solitudo
4-38 Et viderunt sanctificationem desertam
6- 7 Et sanctificationem, sicut prius, circumded.
-51 Et convertit castra ad locum sanctificationis
2 Mac. 2-17 Reddidit... sacerdotium et sanctificationem
15- 2 Sed honorem tribue diei sanctificationis
Rom. 1- 4 Secundum spiritum sanctificationis
6-19 Servire justitiæ in sanctificationem
-22 Habetis fructum vestr. in sanctificationem
1 Cor. 1-30 Et justitia, et sanctificatio, et redemptio
2 Cor. 7- 1 Perficientes sanctificationem in timore Dei
1 Thes. 4- 3 Hæc est enim voluntas Dei, sanctificatio v.
- 4 Vas suum possidere in sanctificatione
- 7 Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem
2 Thes. 2-12 In sanctificatione spiritus et in fide veritatis
1 Tim. 2-15 Si permanserit in fide... et sanctificatione
Hebr. 12-10 In recipiendo sanctificationem ejus
1 Petr. 1- 2 In sanctificationem spiritus, in obedientiam

SANCTIFICATOR.

Ezech. 37-28 Ego Dominus sanctificator Israël

SANCTIFICIUM.

Psal. 77-69 Sicut unicornium sanctificium suum in terra

SANCTIFICO.

Gen. 2- 3 Benedixit diei septimo; et sanctificavit illum
Exod. 13- 2 Sanctifica mihi omne primogenitum
16-23 Requies sabbati sanctificata est Domino
19-10 Et sanctifica illos hodie, et cras
-14 Descenditq. ad populum et sanctificavit eum
-22 Sacerdotes quoque... sanctificentur
-23 Pone terminos... et sanctifica illum
20- 8 Memento ut diem sabbati sanctifices
-11 Benedixit.. diei sabbati, et sanctificavit eum
28- 3 In quibus sanctificatus ministret mihi
-38 Et sanctificaverunt filii Israël
-41 Consecrabis manus, sanctificabisque illos
29-24 Et sanctificabis eos, elevans coram Domino
-26 Sanctificabisque illud elevatum coram Dom.
-27 Sanctificabisque et pectusculum consecrat.
-33 Et sanctificentur offerentium manus
-34 Non comedentur, quia sanctificata sunt
-37 Septem dieb. expiabis altare, et sanctificabis
Omnis, qui tetigerit illud, sanctificabitur
-43 Et sanctificabitur altare in gloria mea
-44 Sanctificabo et tabernaculum testimonii
30-29 Sanctificabisque omnia, et erunt sancta
Qui tetigerit ea, sanctificabitur
-30 Sanctificabisque eos ut sacerdotio fungantur
-32 Quia sanctificatum est, et sanctum erit vob.
31-13 Quia ego Dominus, qui sanctifico vos
40- 9 Unges tabernaculum... ut sanctificentur
Levit. 5-15 In his quæ Domino sunt sanctificata
6-18 Omnis, qui tetigerit illa, sanctificabitur
-27 Quidquid tetigerit carnes ej., sanctificabitur
8-11 Cumque sanctificans aspersisset altare
Labrumque cum basi sua sanctificavit oleo
-15 Quo expiato et sanctificato, fudit
-31 Cumque sanctificasset eos in vestitu suo
10- 3 Sanctificabor in iis qui appropinquant
16-19 Expiet, et sanctificet illud ab immunditiis
17- 5 Ut sanctificentur Domino ante ostium
19-24 Omnis fructus eorum sanctificabitur
20- 7 Sanctificamini, et estote sancti
- 8 Ego Dominus qui sanctifico vos
21- 8 Sanctus sum, Dominus, qui sanctifico eos
15 Quia ego Dominus qui sanctifico eum
-23 Ego Dominus qui sanctifico eos
22- 2 Non contaminent nomen sanctificator. mihi
- 4 De his quæ sanctificata sunt mihi
- 6 Non vescetur his quæ sanctificata sunt
- 7 Tunc mundatus vescetur de sanctificatis
- 9 Ego Dominus qui sanctifico eos
-10 Alienigena non comedet de sanctificatis
-12 De his quæ sanctificata sunt
-14 Qui comederit de sanctificatis per ignorant.
-15 Nec contaminabunt sanctificata filiorum Isr.
-16 Cum sanctificata comederint
Ego Dominus qui sanctifico eos
-32 Ut sanctificer in medio filiorum Israël
Ego Dominus qui sanctifico vos
23-11 Qui elevabit... et sanctificabit illum
25-10 Sanctificabisque annum quinquagesimum
27-14 Si voverit... et sanctificaverit Domino
-21 Venerit dies, sanctificatus erit Domino
-22 Si ager... sanctificatus fuerit Domino
Levit. 27-26 Nemo sanctificare poterit et vovere
-30 Domini sunt, et illi sanctificantur
-32 Quidquid decim. venerit sanctificabitur Do
-33 Sanctificabitur Domino, et non redimetur
Num. 3-13 Sanctificavi mihi quidquid primum
6- 2 Cum fecerint votum ut sanctificentur
-11 Sanctificabitque caput ejus in die illo
-20 Et sanctificata sacerdotis erunt
7- 1 Et sanctificavit cum omnibus vasis suis
8-17 In terra Ægypti, sanctificavi eos mihi
11-18 Populo quoque dices : Sanctificamini
16-37 Quoniam sanctificata sunt
-38 Et sanctificata sint, ut cernant ea
18- 8 Omnia quæ sanctificantur a filiis Israël
- 9 Ergo accipies de his, quæ sanctificantur
-17 Quia sanctificata sunt Domino
20-12 Ut sanctificaretis me coram filiis Israël
-13 Et sanctificatus est in eis
27-14 Nec sanctificare me voluistis coram ea
31-23 Aqua expiationis sanctificabitur
Deut. 5-12 Observa diem sabbati, ut sanctifices eum
12-26 Quæ autem sanctificaveris, et voveris Dom.
15-19 Quidquid est sexus masculini, sanctificabis
22- 9 Quæ nascuntur ex vinea, pariter sanctificentur
26-13 Abstuli quod sanctificatum est de domo mea
32-51 Et non sanctificastis me inter filios Israël
Josue. 3- 5 Dixitque Josuë ad populum : Sanctificamini
7-13 Surge, sanctifica populum, et dic eis : Sanctificamini in crastinum
1 Reg. 7- 1 Eleazarum a. filium ejus sanctificaverunt
16- 5 Sanctificamini, et venite mecum ut immolem. Sanctificavit ergo Isaï et filios ejus
21- 5 Sed et ipsa hodie sanctificabitur in vasis
- 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem
2 Reg. 8-11 Quæ et ipsa sanctificavit rex David Domino
Quæ sanctificaverat de universis gentibus
11- 4 Sanctificata est ab immunditia sua
3 Reg. 7-51 Et intulit quæ sanctificaverat David pater s.
8-64 In die illa sanctificavit rex medium atrii
9- 3 Sanctificavi domum hanc, quam ædificasti
- 7 Et templum, quod sanctificavi nomini meo
15-15 Et intulit ea quæ sanctificaverat pater suus
4 Reg. 10-20 Et dixit : Sanctificate diem solemnem Baal
12-18 Tulit Joas rex Juda omnia sanctificata
1 Par. 15-12 Sanctificamini cum fratribus vestris
-14 Sanctificati sunt ergo sacerdotes et Levitæ
26-26 Quæ sanctificavit rex, et principes David
-28 Hæc autem universa sanctificavit Samuël
Omnes, qui sanctificaverant ea per manum
2 Par. 5-11 Omnes enim sacerdotes... sanctificati sunt
7- 7 Sanctificavit quoque Salomon medium atrii
-16 Elegi enim, et sanctificavi locum istum
-20 Domum hanc quam sanctificavi nomini m.
8-11 In domo David regis Israël, eo quod sanctificata sit
23- 6 Ingrediantur, quia sanctificati sunt
24- 7 Quæ sanctificata fuerant in templo Domini
29- 5 Audite me, Levitæ, et sanctificamini
-15 Congregav. fratres suos, et sanctificati sunt
-16 Ingressi templum Do. ut sanctificarent illud
-18 Sanctificavimus omnem domum Domini
-33 Sanctificaveruntque Dom. boves sexcentos
-34 Donec... et sanctificarentur antistites
Levitæ quippe faciliori ritu sanctificantur
30- 3 Quia sacerdotes... sanctificati non fuerant
- 8 Venite ad sanctuarium ej. quod sanctificavit
-15 Levitæ tandem sanctificati obtulerunt
-17 Eo quod multa turba sanctificata non esset
Qui non occurrerant sanctificari Domino
-18 Pars populi... quæ sanctificata non fuerat
-19 Non imputabit eis quod minus sanctificati s.
-24 Sanctificata est ergo sacerdotum plurima
31-18 De his quæ sanctificata fuer., præbebantur
35- 3 Omnis Israël sanctificabatur Domino
- 6 Et sanctificati immolate Phase
36-14 Quam sanctificaverat sibi in Jerusalem
2 Esdr. 3- 1 Sanctificaverunt eam, et statuerunt valvas
8- 9 Dies sanctificatus est Domino Deo nostro
9-14 Sabbatum sanctificatum tuum ostendisti eis
10-31 Non accipiemus ab eis... in die sanctificato
-33 In solemnitatibus, et in sanctificatis
-39 Et ibi erunt vasa sanctificata, et sacerdotes
12-46 Et sanctificabant Levitas, et Levitæ sanctificabant filios Aaron
13-22 Ad custodiendas portas et sanctificandam diem sabbati
Job. 1- 5 Mittebat ad eos Job, et sanctificabat illos
Psal. 45- 5 Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus
Eccli. 2-20 Et in conspectu illius sanctificabunt animas
7-31 Time Dom., et sacerdotes illius sanctifica
24-15 Et in civitate sanctificata similiter requievi
33-12 Et ex ipsis sanctificavit, et ad se applicavit
35-11 Et in exultatione sanctifica decimas tuas
36- 4 In conspectu eorum sanctificatus es in nobis

Isai. 5-16 Et Deus sanctus sanctificabitur in justitia
8-13 Dominum exercituum ipsum sanctificate
13- 3 Ego mandavi sanctificatis meis
23-18 Et mercedes ejus sanctificatæ Domino
29-23 In medio sui sanctificantes nomen meum, et sanctificabunt sanctum Jacob
30-29 Erit vobis sicut nox sanctificatæ solemnitatis
42-21 Et Dominus voluit ut sanctificaret eum
66-17 Qui sanctificabantur, et mundos se putabant
Jerem. 1- 5 Antequam exires de vulva, sanctificavi te
6- 4 Sanctificate super eam bellum
12- 3 Et sanctifica eos in die occisionis
17-22 Sanctificate diem sabbati, sicut præcepi
-24 Et si sanctificaveritis diem sabbati
-27 Non audieritis me, ut sanctificetis diem sab.
22- 7 Sanctificabo super te, interficientem virum
51-27 Sanctificate super eam gentes
-28 Sanctificate contra eam gentes
Ezech. 20-12 Quia ego Dominus sanctificans eos
-20 Et sabbata mea sanctificate
-41 Et sanctificabor in vobis in oculis nationum
28-22 Et sanctificatus fuero in ea
-25 Sanctificabor in eis coram gentibus
36-23 Et sanctificabo nomen meum magnum
Cum sanctificatus fuero in vobis coram eis
38-16 Cum sanctificatus fuero in te in oculis eor.
-23 Magnificabor, et sanctificabor
39-27 Et sanctificatus fuero in eis
44-19 Non sanctificabunt populum in vestibus suis
-24 Et sabbata mea sanctificabunt
45- 1 Separate primitias Domino, sanctificatum
Sanctificatum erit in omni termino ejus
- 2 Et erit ex omni parte sanctificatum
- 4 Sanctificatum de terra erit sacerdotibus
46-20 Non efferant in atrium exterius, et sanctificetur populus
48-14 Quia sanctificatæ sunt Domino
Joel. 1-14 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
2-15 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
-16 Congregate populum, sanctificate ecclesiam
3- 9 Sanctificate bellum : suscitate robustos
Mich. 3- 5 Sanctificant super eum prælium
Soph. 1- 7 Præparavit Dominus hostiam, sanctificavit vocatos suos
Aggæi. 2-13 Si tulerit homo carnem sanctificatam... aut omnem cibum, numquid sanctificabitur?
Zach. 2-12 Judam, partem suam in terra sanctificata
7- 3 Vel sanctificare me debeo
8 -3 Mons Do. exercituum, mons sanctificatus
14-21 Et in Juda sanctificatus Domino exercituum
1 Mac. 4-48 Et ædem, et atria sanctificaverunt
2 Mac. 1-25 Qui fecisti patres electos, et sanctificasti eos
-26 Et custodi partem tuam, et sanctifica
2- 8 Petiit ut locus sanctificaretur magno Deo
Matth. 6- 9 Pater noster... sanctificetur nomen tuum
23-17 Aurum, an templum, quod sanctificat aur.?
-19 Donum, an altare, quod sanctificat donum?
Luc. 11- 2 Pater, sanctificetur nomen tuum
Joan. 10-36 Quem pater sanctificavit et misit in mundum
11-55 Ante Pascha, ut sanctificarent se ipsos
17-17 Sanctifica eos in veritate. Sermo t. veritas est
-19 Et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate
Act. 20-32 Et dare hæreditatem in sanctificatis omnibus
21-24 His assumptis, sanctifica te cum illis
Rom. 15-16 Sanctificans Evangelium Dei, ut fiat oblatio gentium accepta, et sanctificata in Spiritu
1 Cor. 1- 2 Sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis
6-11 Sed sanctificati estis, sed justificati estis
7-14 Sanctificatus est enim vir infidelis
Et sanctificata est mulier infidelis
Ephes. 5-26 Ut ill. sanctificaret, mundans lavacro aquæ
1 Thes. 5-23 Deus pacis sanctificet vos per omnia
1 Tim. 4- 5 Sanctificatur enim per verbum Dei et orat.
2 Tim. 2-21 Erit vas in honorem sanctificatum
Hebr. 2-11 Qui enim sanctificat, et qui sanctificantur
9-13 Inquinatos sanctificat ad emundation. carn.
10-10 In qua voluntate sanctificati sumus
-14 Consummavit in sempiternum sanctificatos
-29 Sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est
13-12 Ut sanctificaret per suum sanguinem popul.
1 Petr. 3-15 Christum sanctificate in cordibus vestris
1 Joan. 3- 3 Sanctificat se, sicut et ille sanctus est
Apoc. 22-11 Et sanctus, sanctificetur adhuc

SANCTIMONIA.

Psal. 95- 6 Sanctimonia et magnificentia in sanctific.
Hebr. 12-14 Sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum

SANCTITAS.

Exod. 15-11 Magnificus in sanctitate, terribilis
1 Reg. 14-41 Si hæc iniq. est in populo t., da sanctitatem
Psal. 29- 5 Et confitemini memoriæ sanctitatis ejus
144- 5 Magnificentiam gloriæ sanctitatis t. loquent.
Eccli. 30-15 Salus animæ in sanctitate justitiæ
-23 Et thesaurus sine defectione sanctitatis
-24 Congrega cor tuum in sanctitate ejus
37-12 Cum viro irreligioso tracta de sanctitate
45-14 Expressa signo sanctitatis, et gloria honoris
47-12 Et amplificarent mane Dei sanctitatem
-15 Et pararet sanctitatem in sempiternum
49- 8 Incenderunt electam sanctitatis civitatem
50-12 Gloriam dedit sanctitatis amictum
Ezech. 45- 4 Et in sanctuarium sanctitatis
2 Mac. 3-12 Pro sui veneratione et sanctitate
15-18 Primus pro sanctitate timor erat templi
Luc. 1-75 In sanctitate et justitia coram ipso
Ephes. 4-24 Creatus est in justitia, et sanctitate veritatis
1 Thes. 3-13 Ad confirmanda corda sine querela in sanctitate

SANCTITUDO.

Psal. 92- 5 Domum tuam decet sanctitudo, Domine

SANCTUARIUM.

Exod. 15-17 Sanctuarium tuum, Domine, quod firmav.
25- 8 Facientque mihi sanctuarium, et habitabo
26-33 Sanctuarium et sanctuarii sanctuaria divid.
28-29 Quando ingredietur sanctuarium
-35 Quando ingreditur et egreditur sanctuarium
-43 Appropinquant ad altare, ut ministrent in sanctuario
29-30 Qui ingredietur tabernaculum testimonii, ut ministret in sanctuario
30-24 Quingentos siclos in pondere sanctuarii
31-11 Et thymiama aromatum in sanctuario
35-19 Quorum usus est in ministerio sanctuarii
36- 1 Quæ in usus sanctuarii necessaria sunt
- 6 Nec vir... offerat ultra in opere sanctuarii
38-24 Quod expensum est in opere sanctuarii
Triginta siclorum, ad mensuram sanctuarii
-26 E quibus conflatæ sunt bases sanctuarii
39-41 Quibus sacerdotes utuntur in sanctuario
Levit. 4- 6 Coram Domino contra velum sanctuarii
5-15 Duobus siclis, juxta pondus sanctuarii
6-30 Ad expiandum in sanctuario
10- 4 Tollite fratres v. de conspectu sanctuarii
-18 Et comedere debueritis eam in sanctuario
12- 4 Nec ingredietur in sanctuarium
16- 2 Ne omni tempore ingrediatur sanctuarium
-16 Et expiet sanctuarium ab immunditiis
-17 Quando pontifex sanctuarium ingreditur
-20 Postquam emundaverit sanctuarium et tab.
-23 Quibus prius indutus erat cum intraret sanctuarium
-27 Quorum sanguis illatus est in sanctuarium
-33 Expiabit sanctuarium et tabernaculum test.
19-30 Et sanctuarium meum metuite
20- 3 Et contaminaverit sanctuarium meum
21-12 Ne polluat sanctuarium Domini
-22 Panibus qui offeruntur in sanctuario
-23 Et contaminare non debet sanctuarium m.
22- 9 Ut... et moriantur in sanctuario
-14 Et dabit sacerdoti in sanctuarium
26- 2 Et pavete ad sanctuarium meum
-31 Et deserta faciam sanctuaria vestra
27- 3 Siclos argenti ad mensuram sanctuarii
-25 O. æstimatio siclo sanctuarii ponderabitur
Num. 3-28 Habebunt excubias sanctuarii
-31 Et vasa sanctuarii, in quibus ministratur
-32 Erit super excubitores custodiæ sanctuarii
-38 Cum filiis s. habentes custodiam sanctuarii
-47 Quinque... siclos ad mensuram sanctuarii
-50 Juxta pondus sanctuarii
4-12 Om. vasa, quibus ministratur in sanctuario
-15 Cumque involverint Aaron et filii ejus sanctuarium
Non tangent vasa sanctuarii, ne moriantur
-16 Omniumq. vasorum quæ in sanctuario sunt
-20 Videant quæ sunt in sanctuario
5-10 Et quidquid in sanctuarium offertur a sing.
7- 9 Quia in sanctuario serviunt
-13 Habens sept. siclos juxta pondus sanctuarii
-19 Habentem sept. siclos, juxta pondus sanct.
-25 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-31 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-37 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-43 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-49 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-55 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-61 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-67 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-73 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-79 Septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii
-85 Sicli duo millia quadr. pondere sanctuarii
-86 Den. siclos appendentia pondere sanctuarii
8-19 Si ausi fuerint accedere ad sanctuarium
10-21 Caathitæ portantes sanctuarium
18- 1 Portabitis iniquitatem sanctuarii
- 3 Ut ad vasa sanctuarii... non accedant
- 5 Excubate in custodia sanctuarii
-10 In sanctuario comedes illud
-16 Siclis argenti quinque, pondere sanctuarii
-19 O. primitias sanctuarii quas offerunt filii Is.
19-20 Quia sanctuarium Domini polluit
28- 7 Et libabitis... in sanctuario Domini
Deut. 26-15 Respice de sanctuario tuo
Josue. 24-26 Quæ erat in sanctuario Domini
3 Reg. 8- 4 Omnia vasa sanctuarii quæ erant in tabern.
- 8 Foris sanctuarium ante oraculum
-10 Cum exissent sacerdotes de sanctuario
1 Par. 9-29 Et qui credita habebant utensilia sanctuarii
22-19 Et ædificate sanctuarium Domino Deo
23-28 Et in sanctuario, et in universis operibus
-32 Et custodiant... ritum sanctuarii
24- 5 Erant enim principes sanctuarii
28-10 Elegit te... ut ædificares domum sanctuarii
2 Par. 5- 5 Vasa sanctuarii, quæ erant in tabernaculo
-11 Egressis autem sacerdotibus de sanctuario
20- 8 Extruxerunt in illa sanctuarium nomini t.
26-18 Egredere de sanctuario, ne contempseris
29- 5 Et auferte om. immunditiam de sanctuario
- 7 Et holocausta non obtulerunt in sanctuario
-21 Pro peccato, pro regno, pro sanctuario
30- 8 Et venite ad sanctuarium ejus
35- 3 Ponite arcam in sanctuario templi
- 5 Et ministrate in sanctuario per familias
36-17 Interfecit juvenes... in domo sanctuarii sui
Psal. 72-17 Donec intrem in sanctuarium Dei
73- 7 Incenderunt igni sanctuarium tuum
82-13 Hæreditate possideamus sanctuarium Dei
88-40 Profanasti in terra sanctuarium ejus
Thren. 1-10 Vidit gentes ingressas sanctuarium suum
2-20 Si occiditur in sanctuario Domini sacerdos
4- 1 Dispersi sunt lapides sanctuarii
Ezech. 7-24 Et possidebunt sanctuaria eorum
8- 6 Ut procul recedam a sanctuario meo
9- 6 Et a sanctuario meo incipite
21- 2 Et stilla ad sanctuaria, et propheta
22- 8 Sanctuaria mea sprevisti, et sabbata mea
-26 Et polluerunt sanctuaria mea
23-38 Polluerunt sanctuarium meum in die illa
-39 Et ingrederentur sanctuarium m. in die illa
24-21 Ecce ego polluam sanctuarium meum
25- 3 Euge, euge super sanctuarium meum
41-21 Limen quadrangulum, et facies sanctuarii
-23 Duo ostia erant in templo, et in sanctuario
42-20 Dividentem int. sanctuarium et vulgi locum
43-21 In separato loco domus extra sanctuarium
44- 1 Ad viam portæ sanctuarii exterioris
- 5 In viis templi per omnes exitus sanctuarii
- 7 Ut sint in sanctuario meo, et polluant
- 8 Et non servastis præcepta sanctuarii mei
Et posuistis custodes observationum mearum in sanctuario meo vobismetipsis
- 9 Non ingredietur sanctuarium meum
-11 Erunt in sanctuario meo æditui
-13 Neque accedent ad omne sanctuarium m.
-15 Qui custodierunt cæremonias sanctuarii m.
-16 Ipsi ingredientur sanctuarium meum
-19 Et reponent ea in gazophylacio sanctuarii
-27 Et in die introitus sui in sanctuarium
Ut ministret mihi in sanctuario
45- 4 Erit sacerdotibus ministris sanctuarii
Locus in domos, et in sanctuarium sanctit.
- 6 Secundum separationem sanctuarii
- 7 Et inde in separationem sanctuarii
Contra faciem separationis sanctuarii
-18 Et expiabis sanctuarium
46-19 In gazophylacia sanctuarii ad sacerdotes
47-12 Quia aquæ ejus de sanctuario egredientur
48- 8 Et erit sanctuarium in medio ejus
-10 Hæ a. erunt primitiæ sanctuarii sacerdotum
Et erit sanctuarium Domini in medio ejus
-11 Sacerdotib. sanctuarium erit de filiis Sadoc
-18 In longitudine secund. primitias sanctuarii
-20 Separabuntur in primitias sanctuarii
-21 Erit ex omni parte primitiarum sanctuarii
Et erunt primitiæ sanctuarii, et sanctuarium templi in medio ejus
Dan. 8-13 Et sanctuarium, et fortitudo conculcabitur
-14 Et mundabitur sanctuarium
9-17 Ostende faciem t. super sanctuarium tuum
-26 Et sanctuarium dissipabit populus cum duce
11-30 Indignabitur contra testament. sanctuarii
Qui dereliquerunt testamentum sanctuarii
-31 Et polluent sanctuarium fortitudinis
1 Mac. 5- 1 Quia ædificatum est altare et sanctuarium

SANCTUM, SANCTA SANCTORUM, SANCTA.

Exod. 26-34 Super arcam testimonii in sancto sanctorum
28-36 In qua sculpes opere cælator., sanctum Do.
29-37 Et erit sanctum sanctorum

Exod. 30-10 Sanctum sanctorum erit Domino
-29 Sanctificabisq... et erunt sancta sanctorum
-36 Sanctum sanctorum erit vobis thymiama
39- 1 Aaron quando ministrabat in sanctis
-29 Scripseruntque in ea... SANCTUM DOMINI
40-11 Oleo consecrabis, ut sint sancta sanctorum
Levit. 2- 3 Sanctum sanctorum de oblationibus Dom.
-10 Sanctum sanctorum de oblationibus Dom.
6-17 Sanctum sanctorum erit, sicut pro peccato
-25 Sanctum sanctorum est
-29 Quia sanctum sanctorum est
7- 1 Lex hostiæ pro delicto, sancta sanctorum est
10-12 Quia sanctum sanctorum est
-17 In loco sancto, quæ sancta sanctorum est
-18 Cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta
14-13 Sancta sanctorum est
16-12 Ultra velum intrabit in sancta
19- 8 Quia sanctum Domini polluit, et peribit
21-12 Nec egredietur de sanctis, ne polluat sanct.
24- 9 Ut comedant eos in loco sancto: quia sanctum sanctorum est
27-28 Sanctum sanctorum erit Domino
Num. 4- 4 Tabernacul. fœderis, et sanctum sanctorum
-19 Si tetigerint sancta sanctorum
18- 9 Redditur mihi, et cedit in sancta sanctorum
3 Reg. 6-16 Fecit... domum orac. in sanctum sanctorum
7-50 Domus interioris sancti sanctorum
8- 6 In sanctum sanctorum, subt. alas cherubim
4 Reg. 12- 4 Om. pecuniam sanctorum, quæ illata fuerit
1 Par. 6-49 In omne opus sancti sanctorum
23-13 Ut ministraret in sancto sanctorum
26-20 Erat super thesauros... et vasa sanctorum
-26 Et fratres ejus super thesauros sanctorum
28-12 Et in thesauros sanctorum
2 Par. 3- 8 Fecit quoque domum sancti sanctorum
-10 In domo sancti sanctorum cherubim duos
4-22 Templi inter., id est, in sancta sanctorum
5- 7 In sancta sanctorum subter alas cherubim
31- 6 Decimasque sanctorum, quæ voverant Do.
-14 Primit. et consecratis in sancta sanctorum
1 Esdr. 2-63 Ut non comederent de sancto sanctorum
2 Esdr. 7-65 Ut non manducarent de sanctis sanctorum
Judith. 4-10 Ne darentur... et sancta cor. in pollutionem
5-23 Possident Jerusalem, ubi sunt sancta eorum
9-11 Qui promittunt se violare sancta tua
11-12 Et sancta Domini Dei sui
16-24 Jucundus secundum faciem sanctorum
Psal. 19- 3 Mittat tibi auxilium de sancto
21- 4 Tu autem in sancto habitas, laus Israël
55- 1 Qui a sanctis longe factus est
59- 8 Deus locutus est in sancto suo
62- 3 Sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtut.
67-18 Dominus in eis in Sina in sancto
-25 Ingressus... regis mei qui est in sancto
76-14 Deus, in sancto via tua
88-36 Semel juravi in sancto m., si David mentiar
101-20 Quia prospexit de excelso sancto suo
107- 8 Deus locutus est in sancto suo
109- 3 In die virtutis t. in splendoribus sanctorum
133- 2 In noctibus extollite manus vestras in sancta
150- 1 Laudate Dominum in sanctis ejus
Prov. 9-10 Et scientia sanctorum, prudentia
30- 3 Et non novi scientiam sanctorum
Sap. 10-10 Et dedit illi scientiam sanctorum
Eccli. 7-35 Offeres Domino, et initia sanctorum
Isai. 16-12 Ingredietur ad sancta sua ut obsecret
57-15 Et sanctum nomen ejus in excelso et in sancto habitans
Ezech. 41- 4 Dixit ad me: Hoc est sanctum sanctorum
42-13 Qui appropinquant ad Dominum in sancta sanctorum: ibi ponent sancta sanctorum
-14 Non egredientur de sanctis in atrium exter.
43-12 Finis ej. in circuitu, sanctum sanctorum est
44-13 Ad om. sanctuarium m. juxta sancta sanctor.
45- 3 Et in ipso erit templum, sanctumq. sanctor.
48-12 De primitiis terræ sanctum sanctorum
Amos. 4- 2 Juravit Dominus Deus in sancto suo
Soph. 3- 4 Sacerdotes ejus polluerunt sanctum
1 Mac. 1-49 Et jussit coinquinari sancta et sanctum pop.
2- 8 Sancta in manu extraneorum facta sunt
-12 Et ecce sancta nostra, et pulchritudo nostra
3-43 Pugnemus pro populo nostro et sanctis nost.
-45 Et sanctum conculcabatur
-51 Et sancta tua conculcata sunt
-58 Convenerunt... disperdere nos et sancta n.
-59 Quam videre mala gentis nost. et sanctorum
4-36 Ascendamus nunc mundare sancta et renov.
-41 Ut pugnarent... donec emundarent sancta
-43 Et mundaverunt sancta, et tulerunt lapides
-48 Et ædificaverunt sancta et quæ intra domum
6-18 Concluserant Israël in circuitu sanctorum
-24 Et remanserunt in sanctis viri pauci
7-42 Quia male locutus est super sancta tua
10-39 Ad necessarios sumptus sanctorum
-42 Quæ accipiebant de sanctorum ratione
-44 Ad ædific. vel restauranda opera sanctorum
13- 3 Fecimus pro legibus et pro sanctis prælia
- 6 Vindicabo itaque gentem meam et sancta
14-15 Sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum
-29 Ut starent sancta ipsorum et lex
-31 Et extendere manus in sancta eorum
-36 Contaminabant omnia quæ in circuitu sanctorum sunt
-42 Et ut cura esset illi pro sanctis
-43 Et cura sit illi de sanctis
-48 Et ponere eas in peribolo sanctorum
Matth. 7- 6 Nolite dare sanctum canibus
Act. 13-34 Quia dabo vobis sancta David fidelia
Hebr. 8- 2 Sanctorum minister et tabernaculi veri
9- 1 Justificationes culturæ, et sanctum sæculare
- 3 Tabernaculum, quod dicitur sancta sanctor.
- 8 Hoc significante Spiritu sancto, nondum propalatam esse sanctorum viam
-12 Introivit semel in sancta
-24 Non en. in manufacta sancta Jesus introivit
-25 Quemadmodum pontifex intrat in sancta
10-19 In introitu sanctorum in sanguine Christi
13-11 Infertur sanguis pro peccato in sancta
1 Joan. 2-20 Sed vos unctionem habetis a sancto

SANCTUS, A, UM. *Subst. et adject.*

Exod. 3- 5 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
12-16 Dies prima erit sancta atque solemnis
15-13 Portasti eum... ad habitaculum sanctum t.
19- 6 Eritis mihi in regnum sacerd. et gens sancta
22-31 Viri sancti eritis mihi
28- 2 Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo
- 4 Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron
29- 6 Pones... laminam sanctam super tiaram
-29 Vestem autem sanctam, qua utetur Aaron
-31 Et coques carnes ejus in loco sancto
-33 Alienigena non vescetur ex eis, quia sancti s.
30-25 Faciesque unctionis oleum sanctum
-31 Hoc oleum unctionis sanctum erit
-32 Quia sanctificatum est, et sanctum erit vob.
31-10 Vestes sanctas in ministerio Aaron sacerdoti
-14 Custodite sabbatum m., sanctum est e. vobis
-15 Sabbatum est, requies sancta Domino
35- 2 Septimus dies erit vobis sanctus
-21 Et ad vestes sanctas necessarium erat
40-13 Indues sanctis vestibus, ut ministrent mihi
Levit. 6-16 Comedet in loco sancto atrii tabernaculi
-26 Comedet eam in loco sancto
7- 6 In loco sancto vescetur his carnibus
10- 7 Oleum quippe sanctæ unctionis est sup. vos
-10 Scientiam discernendi int. sanctum et prof.
-13 Comedetis autem in loco sancto
-17 Cur non comedistis hostias pro peccato in loco sancto?
11-44 Sancti estote, quia ego sanctus sum
-45 Sancti eritis, quia ego sanctus sum
12- 4 Omne sanctum non tanget
14-13 Ubi solet immolari... holocaustum, id est, in loco sancto
16- 4 Hæc enim vestimenta sunt sancta
-24 Lavabit carnem suam in loco sancto
-32 Indueturque stola linea et vestibus sanctis
19- 2 Sancti estote, quia ego sanctus sum
20- 3 Ac polluerit nomen sanctum meum
- 7 Sanctificamini, et estote sancti
-26 Eritis mihi sancti, quia sanctus sum
21- 6 Sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen Panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt
- 8 Sint ergo sancti, quia et ego sanctus sum
-10 Vestitusque est sanctis vestibus
-12 Oleum sanctæ unctionis Dei super eum est
22-32 Ne polluatis nomen meum sanctum
23- 2 Hæ sunt feriæ Dom., quas vocabitis sanctas
- 3 Dies septimus... vocabitur sanctus
- 4 Hæ sunt ergo feriæ Domini sanctæ
- 7 Dies prim. erit vobis celeberrimus sanctusq.
- 8 Dies autem sept. erit celebrior et sanctior
-21 Vocabitis hunc diem... sanctissimum
-24 Clangentibus tubis, et vocabitur sanctum
-27 Erit celeberrimus, et vocabitur sanctus
-35 Dies primus vocabitur... sanctissimus
-36 Dies quoque octavus erit... sanctissimus
-37 Quas vocabitis celeberr. atque sanctissimas
24- 9 Ut comedant eos in loco sancto
27- 9 Si quis voverit, sanctum erit
Num. 5-17 Assumetque aquam sanctam in vase fictili
6- 5 Sanctus erit, crescente cæsarie capitis ejus
- 8 O. diebus separationis suæ sanctus erit Do.
15-40 Faciant ea, sintque sancti Deo suo
16- 3 Quia omnis multitudo sanctorum est
- 5 Et sanctos applicabit sibi
- 7 Et quemcumque elegerit, ipse erit sanctus
19-10 Habebunt hoc filii Israël... sanctum jure
27-11 Eritque hoc filiis Israël sanctum lege perp.
28-18 Quarum dies prima venerabilis et sancta erit
-25 Dies quoq. septimus celeberrimus et sanctus
-26 Dies etiam primitivorum... sancta erit
29- 1 Prima dies venerabilis et sancta erit vobis
- 7 Decima quoque dies... erit vobis sancta
-12 Quæ vobis sancta erit atque venerabilis
31- 6 Vasa quoque sancta et tubas ad clangendum
35-25 Qui oleo sancto unctus est
Deut. 7- 6 Quia populus sanctus es Domino Deo tuo
14- 2 Quoniam populus sanctus es Dom. Deo tuo
-21 Tu populus sanctus Domini Dei tui es
23-14 Et sint castra tua sancta
26-19 Ut sis populus sanctus Domini Dei tui
28- 9 Suscitabit te Do. sibi in populum sanctum
33- 2 Et cum eo sanctorum millia
- 3 Omnes sancti in manu illius sunt
- 8 Et doctrina tua viro sancto tuo
Josue. 5-16 Locus enim, in quo stas, sanctus est
24-19 Deus enim sanctus, et fortis æmulator est
1 Reg. 2- 2 Non est sanctus, ut est Dominus
- 9 Pedes sanctorum suorum servabit
6-20 Quis poterit stare in conspectu Domini Dei sancti hujus?
21- 4 Non habeo laïcos panes ad manum, sed tantum panem sanctum
- 5 Et fuerunt vasa puerorum sancta
2 Reg. 22-26 Cum sancto sanctus eris: et cum robusto
4 Reg. 4- 9 Animadverto quod vir Dei sanctus est iste
19-22 Contra quem exaltasti vocem tuam?... contra sanctum Israël
1 Par. 16-10 Laudate nomen sanctum ejus
-29 Et adorate Dominum in decore sancto
-35 Ut confiteamur nomini sancto tuo
29- 3 Quæ præparavi in ædem sanctam
-16 Ut ædificaretur domus nomini sancto tuo
2 Par. 6-41 Et sancti tui lætentur in bonis
30-27 Pervenitque oratio in habitaculum sanctum
31- 6 Decimasque sanctorum, quæ voverant Do.
1 Esdr. 8-28 Dixi eis: Vos sancti Domino, et vasa sancta
9- 2 Commiscuerunt semen sanctum cum popul.
- 8 Daretur nobis paxillus in loco sancto ejus
2 Esdr. 8-10 Quia sanctus dies Domini est
-11 Tacete, quia dies est sanctus, et nolite dolere
11- 1 Qui habitaturi essent in Jer. civitate sancta
-18 Omnes Levitæ in civitate sancta ducenti
Tobiæ. 2-12 Patientiæ ejus, sicut et sancti Job
-18 Quoniam filii sanctorum sumus
3-25 Et missus est Angelus Dom. sanctus Raphaël
6-20 In copulatione sanctorum patriarcharum
8- 5 Filii quippe sanctorum sumus
10-11 Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro
12- 1 Quid possumus dare viro isti sancto?
14-17 Et in sancta conversatione permansit
Judith. 4-13 Sed precibus sanctis orando dejecit
6-15 Et faciem sanctorum tuorum attende
8-29 Quoniam mulier sancta es, et timens Deum
10- 8 Et sit nomen tuum in numero sanctorum
16-31 In numero sanctorum dierum accipitur
Job. 5- 1 Et ad aliquem sanctorum convertere
6-10 Nec contradicam sermonibus Sancti
15-15 Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis
Psal. 2- 6 Super Sion montem sanctum ejus
3- 5 Et exaudivit me de monte sancto suo
4- 4 Quoniam mirificavit Domin. sanctum suum
5- 8 Adorabo ad templum sanctum tuum
L. 10- 5 Dominus in templo sancto suo
11- 2 Salvum me fac, Do., quoniam defecit sanctus
14- 1 Aut quis requiescet in monte sancto tuo?
15- 3 Sanctis, qui sunt in terra ejus
-10 Nec dabis sanctum tuum videre corruption
17- 7 Exaudivit de templo sancto s. vocem meam
-26 Cum sancto sanctus eris
18-10 Timor Domini sanctus, permanens in sæcul.
19- 7 Exaudiet illum de cœlo sancto suo
23- 3 Aut quis stabit in loco sancto ejus?
27- 2 Extollo manus meas ad templum sanctum t.
28- 2 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
29- 5 Psallite Domino, sancti ejus
30-24 Diligite Dominum, omnes sancti ejus
31- 6 Pro hac orabit ad te omnis sanctus
32-21 Et in nomine sancto ejus speravimus
33-10 Timete Dominum, omnes sancti ejus
36-28 Et non derelinquet sanctos suos
42- 1 Discerne causam meam de gente non sancta
- 3 Et adduxerunt in montem sanctum tuum
46- 9 Deus sedet super sedem sanctam suam
47- 2 In civitate Dei nostri, in monte sancto ejus
49- 5 Congregate illi sanctos ejus
50-13 Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me
51-11 Quon. bonum est in consp. sanctorum t.
64- 5 Sanctum est templum tuum
67- 6 Deus in loco sancto suo
-36 Mirabilis Deus in sanctis suis
70-22 Deus, psallam tibi in cithara, sanctus Israël

Psal. 77-41 Et sanctum Israël exacerbaverunt
78- 1 Polluerunt templum sanctum tuum
- 2 Carnes sanctorum tuorum, bestiis terræ
82- 4 Et cogitaverunt adversus sanctos tuos
84- 9 Loquetur pacem... et super sanctos suos
85- 2 Custodi animam meam, quoniam sanctus s.
86- 1 Fundamenta ejus in montibus sanctis
88- 6 Eten. veritatem tuam in ecclesia sanctorum
- 8 Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum
-19 Et sancti Israel regis nostri
-20 Tunc locutus es in visione sanctis tuis
-21 Oleo sancto meo unxi eum
95- 9 Adorate Dominum in atrio sancto ejus
96-10 Custodit Dominus animas sanctorum suor.
97- 1 Salvavit sibi dextera ejus: et brach. sanctum
98- 3 Quoniam terribile, et sanctum est
- 5 Adorate scabellum... quoniam sanctum est
- 9 Et adorate in monte sancto ejus, quoniam sanctus Dominus Deus noster
102- 1 Benedic, anima mea... nomini sancto ejus
104- 3 Laudamini in nomine sancto ejus
-42 Quoniam memor fuit verbi sancti sui
105-16 Et irritaverunt M... Aaron sanctum Dom.
-47 Ut confiteamur nomini sancto tuo
110- 9 Sanctum, et terribile nomen ejus
115-15 Pretiosa in conspectu Dom. mors sanctorum
131- 9 Et sancti tui exultent
-16 Et sancti ejus exultatione exultabunt
137- 2 Adorabo ad templum sanctum tuum
Magnificasti super omne, nomen sanctum t.
144-10 Et sancti tui benedicant tibi
-13 Et sanctus in omnibus operibus suis
-21 Et benedicat omnis caro nomini sancto ejus
148-14 Hymnus omnibus sanctis ejus
149- 1 Laus ejus in ecclesia sanctorum
- 5 Exultabunt sancti in gloria, lætabuntur
- 9 Gloria hæc est omnibus sanctis ejus
Prov. 2- 8 Semitas justitiæ, et vias sanctor. custodiens
20-25 Ruina est homini devorare sanctos
Eccle. 8-10 Cum adhuc viverent, in loco sancto erant
Sap. 1- 5 Spiritus e. sanctus disciplinæ effugiet fictum
2-22 Nec judicaverunt honorem anim. sanctarum
3-13 Habebit fructum in respectione animarum sanctarum
4-15 Et misericordia est in sanctos ejus
5- 5 Et inter sanctos sors illorum est
-17 Et brachio sancto suo defendet illos
7-22 Spiritus intelligentiæ, sanctus, unicus
-27 Et per nationes in animas sanctas se transfert
9- 8 Ædificare templum in monte sancto tuo
Similitudinem tabernaculi sancti tui
-10 Mitte illam de cœlis sanctis tuis
-17 Et miseris Spiritum sanctum t. de altissimis
10-20 Decantaverunt, Domine, nomen sanctum t.
11- 1 Direxit opera eorum in manibus prophetæ sancti
12- 3 Inhabitatores terræ sanctæ tuæ
17- 2 Persuasum... posse dominari nationi sanctæ
18- 1 Sanctis autem tuis maxima erat lux
Eccli. 1- 9 Ipse creavit illam in Spiritu sancto
4-15 Qui serviunt ei, obsequentes erunt sancto
13-22 Quæ communicatio sancto homini ad canem
17-25 In partes vade sæculi sancti
23-10 Et nominibus sanctorum non admiscearis
24- 3 Et in plenitudine sancta admirabitur
-14 In habitatione sancta coram ipso ministravi
-16 Et in plenitudine sanctorum detentio mea
-24 Ego mater... et agnitionis, et sanctæ spei
-46 In progenies illorum usq. in ævum sanctum
26-19 Gratia super gratiam, mulier sancta et pud.
-22 Splendens super candelabrum sanctum
-24 Et mandata Dei in corde mulieris sanctæ
27-12 Homo sanctus in sapientia manet sicut sol
31-11 Eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum
37-15 Sed cum viro sancto assiduus esto
-18 Anima viri sancti enuntiat aliquando vera
39-32 Hæc omnia sanctis in bona
42-17 Nonne Domin. fecit sanctos enarrare omnia
43-11 In verbis sancti stabunt ad judicium
44- 4 Virtute prudentiæ popul. sanctissima verba
-12 Hæreditas sancta nepotes eorum
45- 2 Similem illum fecit in gloria sanctorum
- 4 In fide et lenitate ipsius sanctum fecit illum
-12 Stolam sanctam auro et hyacintho
-18 Complevit Moyses manus ejus, et unxit eum oleo sancto
-30 Principem sanctorum et gentis suæ
46- 6 Et audivit illum magnus et sanctus Deus
-12 Quia bonum est obsequi sancto Deo
-15 Permanens ad filios ill., sanctorum vir. glor.
47- 9 Dedit confessionem Sancto et Excelso
-12 Ut laudarent nomen sanctum Domini
48-22 Sanctus Dominus Deus audivit cito vocem
-23 Purgavit eos in manu Isaïæ sancti prophetæ

Eccli. 49-14 Et exaltaverunt templum sanctum Domino
50-12 In ascensu altaris sancti, gloriam dedit
Isai. 1- 4 Blasphemaverunt sanctum Israel
4- 3 Et residuus in Jerusalem, sanctus vocabitur
5-16 Et Deus sanctus sanctificabitur in justitia
-19 Et veniat consilium sancti Israël
-24 Et eloquium sancti Israel blasphemaverunt
6- 3 Et dicebant: Sanctus, sanctus, sanctus, Do.
-13 Semen sanctum erit id, quod steterit in ea
10-17 Et sanctus ejus in flamma
-20 Sed innitetur super Dominum sanctum Isr.
11- 9 Non occident in universo monte sancto meo
12- 6 Quia magnus in medio tui sanctus Israel
17- 7 Et oculi ejus ad sanctum Israël respicient
26-10 In terra sanctorum iniqua gessit
27-13 Adorabunt Dominum in monte sancto
29-19 Pauperes homines in sancto Isr. exultabunt
-23 Sanctificabunt sanctum Jacob, et Deum Isr.
30-11 Cesset a facie nostra sanctus Israel
-12 Propterea hæc dicit sanctus Israël
-15 Quia hæc dicit Dominus Deus sanctus Israël
31- 1 Non sunt confisi super sanctum Israel
35- 8 Erit ibi semita et via, et via sancta vocabit.
37-23 Cui exprobrasti?.. Ad sanctum Israël
40-25 Et cui assimilastis me, et adæquastis, dicit sanctus?
41-14 Et redemptor tuus sanctus Israël
-16 In sancto Israël lætaberis
-20 Et sanctus Israël creavit illud
43- 3 Ego Dominus Deus tuus sanctus Israël
-14 Dominus redemptor vester, sanctus Israël
-15 Ego Dominus sanctus vester
-28 Et contaminavi principes sanctos
45-11 Hæc dicit Dominus sanctus Israël
47- 4 Redemptor noster... sanctus Israël
48- 2 De civitate enim sancta vocati sunt
-17 Dominus, redemptor tuus sanctus Israël
49- 7 Hæc dicit Dom. redemptor Israël, sanctus
Et sanctum Israël qui elegit te
52- 1 Jerusalem, civitas sancti
-10 Paravit Dominus brachium sanctum suum
54- 5 Et redemptor tuus sanctus Israel
55- 5 Propter Dom. Deum t. et sanctum Israël
56- 7 Adducam eos in montem sanctum meum
57-13 Et possidebit montem sanctum meum
-15 Et sanctum nomen ejus in excelso et in sancto habitans
58-13 Facere voluntatem tuam in die sancto meo
Et sanctum Domini gloriosum
60- 9 Et sancto Israël, quia glorificavit te
-14 Vocabunt te civitatem Do., Sion sancti Isr.
62- 9 Bibent in atriis sanctis meis
-12 Et vocabunt eos, populus sanctus
63-10 Et afflixerunt spiritum sancti ejus
-11 Ubi est qui posuit in medio ejus spiritum sancti sui?
-15 Vide de habitaculo sancto tuo, et gloriæ tuæ
-18 Quasi nihil. possederunt populum sanctum
64-10 Civitas sancti tui facta est deserta
65-11 Qui obliti estis montem sanctum meum
-25 Neque occident in omni monte sancto meo
66-20 Ad montem sanctum meum
Jerem. 2- 3 Sanctus Israël Domino, primitiæ frugum ej.
3-12 Quia sanctus ego sum, dicit Dominus
11-15 Numq. carnes sanctæ auferent a te malitias
23- 9 A facie Do. et a facie verbor. sanctorum ej.
25-30 Et de habitaculo sancto suo dabit vocem s.
31-23 Domin., pulchritudo justitiæ, mons sanctus
-40 Portæ Equorum Orientalis, sanctum Dom.
50-29 Quia... erecta est, adversum sanctum Israël
51- 5 Terra a. eor. repleta est delicto a sancto Isr.
Baruc. 2-16 Respice, Domine, de domo sancta tua in nos
4-22 Venit mihi gaudium a sancto super miseric.
-37 In verbo sancti gaudentes in honorem Dei
5- 5 In verbo sancti gaudentes Dei memoria
Ezech. 5-11 Nisi pro eo quod sanctum meum violasti
20-39 Si... nomen meum sanctum pollueritis
-40 In monte sancto meo, in monte excelso Isr.
22-26 Inter sanctum et profanum non habuerunt distantiam
28-14 Et posui te in monte sancto Dei
36-20 Et polluerunt nomen sanctum meum
-21 Peperci nomini sancto meo, quod polluerat
-22 Sed propter nomen sanctum meum
-38 Ut gregem sanctum, ut gregem Jerusalem
39- 7 Et nomen sanctum meum notum faciam
Et non polluam nomen sanctum m. ampl.
Et scient gentes quia ego Dom. sanctus Isr.
-25 Et assumam zelum pro nomine sancto meo
42-13 Hæc sunt gazophylacia sancta
Locus enim sanctus est
-14 Et ibi reponent vestimenta sua, in quibus ministrant, quia sancta sunt
43- 7 Non polluent ultra... nomen sanctum meum
- 8 Polluerunt nomen sanctum meum in abom.

Ezech. 44-23 Docebunt quid sit inter sanctum et pollutum
Dan. 3-28 Et super civitatem sanctam patrum nostror.
-35 Propter Abraham... et Israel sanctum tuum
-52 Et benedictum nomen gloriæ tuæ sanctum
-53 Benedictus es in templo sancto gloriæ tuæ
-87 Benedicite, sancti et humiles corde, Dom.
4- 5 Qui habet spiritum deorum sanctorum in se.
- 6 Scio quod spiritum sanctorum deor. habeas
-10 Et ecce vigil et sanctus de cœlo descendit
-14 Decretum est, et sermo sanctorum, et petitio
-15 Quia spiritus deorum sanctorum in te est
-20 Vidit rex vigilem et sanctum descendere
5-11 Qui spiritum deorum sanctorum habet in se
7-18 Suscipient aut. regnum sancti Dei altissimi
-21 Cornu illud faciebat bellum advers. sanctos
-22 Et judicium dedit sanctis Excelsi, et tempus advenit, et regnum obtinuerunt sancti
-25 Loquetur, et sanctos Altissimi conteret
-27 Regnum a... detur populo sanctorum Alt.
8-13 Et dixit unus sanctus alteri nescio cui
-24 Interficiet robustos et populum sanctorum
9-16 Avertatur... furor tuus a civitate tua Jerusalem, et monte sancto tuo
-20 Pro monte sancto Dei mei
-24 Sup. pop. tuum, et super urbem sanctam t.
Et ungatur Sanctus sanctorum
11-28 Et cor ejus adversum testamentum sanctum
-45 Super montem inclytum et sanctum
12- 7 Et cum completa fuerit dispersio manus populi sancti
13-45 Suscitavit Dominus spiritum sanctum pueri
Osee. 11- 9 Deus ego, et non homo: in medio tui sanctus
-12 Testis descendit cum Deo, et cum sanctis fid.
Joel. 2- 1 Ululate in monte sancto meo, conturbentur
3-17 Ego Dominus Deus vester, habitans in Sion monte sancto meo: et erit Jerus. sancta
Amos. 2- 7 Ut violarent nomen sanctum meum
Abdiæ. -16 Bibistis super montem sanctum meum
-17 Et in monte Sion erit salvatio, et erit sanctus
Jonæ. 2- 5 Rursus videbo templum sanctum tuum
- 8 Ut veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum
Mich. 1- 2 Et sit Dominus Deus vobis in testem, Dominus de templo sancto suo
7- 2 Periit sanctus de terra, et rectus in homin.
Habac. 1-12 Numquid non tu a principio... sancte meus
2-20 Dominus autem in templo sancto suo
3- 3 Veniet, et sanctus de monte Pharan
Soph. 3-11 Non adjicies exaltari amplius in monte sancto meo
Zach. 2-13 Quia consurrexit de habitaculo sancto suo
9-16 Quia lapides sancti elevabuntur super terr.
14- 5 Et veniet Dom... omnesque sancti cum eo
-20 Quod super frenum equi est, sanctum Do.
1 Mac. 1-16 Et recesserunt a testamento sancto
-49 Jussit coinquinari sancta et sanctum pop.
-66 Et noluerunt infringere legem Dei sanctam
2- 7 Ut quid natus sum videre contritionem populi mei, et contritionem civitatis sanctæ
4-49 Et fecerunt vasa sancta nova, et intulerunt
7-17 Carnes sanctorum tuorum... effuderunt
9-54 Præcepit Alcimus destrui muros domus sanctæ
10-21 Induit se Jonathas stola sancta sept. mense
-31 Jerusalem sit sancta, et libera cum finibus
-39 Quas dedi donum sanctis, qui sunt in Jerus.
11-37 Et ponatur in monte sancto, in loco celebri
12- 9 Habentes solatio sanctos libros
15- 7 Jerusalem autem sanctam esse et liberam
2 Mac. 1- 7 Ex quo recessit Jason a sancta terra
-12 Qui pugnaverunt contra nos et sanctam civ.
-29 Constitue populum tuum in loco sancto tuo
2-18 Congregabit de sub cœlo in locum sanctum
3- 1 Cum sancta civitas habitaretur in omni pace
5-15 Ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius
-16 Et scelestis manibus sumens sancta vasa
-25 Quievit usque ad diem sanctum sabbati
6-23 Et secundum sanctæ et a Deo conditæ legis constituta, respondit cito
-28 Ac fortiter pro gravissimis ac sanctissimis legibus honesta morte perfungar
-30 Et dixit: Do., qui habes sanctam scientiam
8-15 Propter invocationem sancti... nominis ejus
-17 Quæ loco sancto ab his injuste esset illata
-23 Ad hoc etiam ab Esdra lecto illis sancto libro
9-16 Templum etiam sanctum... ornaturum, et sancta vasa multiplicaturum
12-46 Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare
13- 8 Cujus ignis et cinis erat sanctus
-11 Patria sanctoq. templo privari vererentur
14-31 Venit ad maximum et sanctissimum templ.
-36 Et nunc, sancte sanctorum omnium Domine
15-14 Orat pro populo et universa sancta civitate

2 *Mac.* 15-16 Accipe sanctum gladium munus a Deo
-17 Eo quod civitas sancta, et templum periclit.
-24 Veniunt adversus sanctum populum tuum
-32 Contra domum sanctam omnipotentis Dei
Matth. 1-20 Quod e. in ea natum est, de Spir. sancto est
3-11 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto, et igni
4- 5 Assumpsit eum diabolus in sanctam civitat.
12-32 Qui autem dixerit contra Spiritum sanctum
24-15 Cum ergo videritis abominationem desolationis... stantem in loco sancto
27-52 Et multa corpora sanctorum... surrexerunt
-53 Venerunt in sanctam civitatem, et apparuer.
28-19 In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti
Marc. 1- 8 Ille vero baptizabit vos Spiritu sancto
-24 Venisti perdere nos? scio qui sis, Sanctus D.
3-29 Qui a. blasphemaverit in Spiritum sanctum
6-20 Sciens eum virum justum ac sanctum
8-38 Cum venerit in gloria Patris sui cum Angelis sanctis
12-36 Ipse enim David dicit in Spiritu sancto
13-11 Non e. vos estis loquentes, sed Spir. sanctus
Luc. 1-15 Et Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero
-35 Spiritus sanctus superveniet in te
Ideoque et quod nascetur ex te sanctum
-41 Et repleta est Spiritu sancto Elisabeth
-49 Qui potens est, et sanctum nomen ejus
-67 Et Zacharias... repletus est Spiritu sancto
-70 Sicut locutus est per os sanctorum
-72 Et memorari testamenti sui sancti
2-23 Adaperiens vulvam, sanctum Do. vocabitur
-25 Et Spiritus sanctus erat in eo
-26 Et responsum acceperat a Spiritu sancto
3-16 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto, et igni
-22 Descendit Spiritus sanctus corporali specie
4- 1 Jesus a. plenus Spiritu sancto regressus est
-34 Scio te quis sis, Sanctus Dei
9-26 Cum venerit in majestate sua, et Patris, et sanctorum Angelorum
10-21 In ipsa hora exultavit Spiritu sancto
12-10 Qui in Spiritum sanctum blasphemaverit
-12 Spiritus e. sanctus docebit vos in ipsa hora
Joan. 1-33 Hic est, qui baptizat in Spiritu sancto
3- 5 Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu sancto
14-26 Paracletus a. Spiritus sanctus, quem mittet
17-11 Pater sancte, serva eos in nomine tuo
20-22 Et dixit eis: Accipite Spiritum sanctum
Act. 1- 2 Præcipiens Apostolis per Spiritum sanctum
- 5 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto
- 8 Accipietis virtutem superv. Spiritus sancti
-16 Quam prædixit Spiritus sanctus per os Dav.
2- 4 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
Prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis
-27 Nec dabis Sanctum tuum videre corruption.
-33 Et promissione Spiritus sancti accepta
-38 Et accipietis donum Spiritus sancti
3-14 Vos autem Sanctum et Justum negastis
-21 Quæ locutus est Deus per os sanctorum suor.
4- 8 Tunc repletus Spiritu sancto Petrus, dixit
-25 Qui Spiritu sancto per os... David... dixisti
-27 Adversus sanctum puerum tuum Jesum
-30 Per nomen sancti filii tui Jesu
-31 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
5- 3 Mentiri te Spiritui sancto, et fraudare
-32 Spiritus sanctus, quem dedit Deus omnibus
6- 3 Plenos Spiritu sancto et sapientia
- 5 Virum plenum fide et Spiritu sancto
-13 Loqui verba adversus locum sanctum
7-33 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
-51 Vos semper Spiritui sancto resistitis
-55 Cum autem esset plenus Spiritu sancto
8-15 Oraverunt pro ipsis ut acciperent Spiritum sanctum
-17 Et accipiebant Spiritum sanctum
-18 Per impositionem manus Apostolorum daretur Spiritus sanctus
-19 Ut cuicumque imposuero manus, accipiat Spiritum sanctum
9-13 Quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusal.
-17 Ut videas, et implearis Spiritu sancto
-31 Et consolatione sancti Spiritus replebatur
-32 Deveniret ad sanctos, qui habitabant Lyddæ
-41 Et cum vocasset sanctos et viduas
10-22 Responsum accepit ab Angelo sancto
-38 Quomodo unxit eum Deus Spiritu sancto
-44 Cecidit Spiritus sanctus super omnes
-45 Gratia Spiritus sancti effusa est
-47 Qui Spirit. sanctum acceperunt sicut et nos
11-15 Cecidit Spiritus sanctus super eos
-16 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto
-24 Qui erat vir bonus, et plenus Spiritu sancto
13- 2 Dixit illis Spiritus sanctus: Segregate mihi
- 4 Missi a Spiritu sancto, abierunt Seleuciam
- 9 Paulus, repletus Spiritu sancto, intuens
-35 Non dabis Sanctum tuum videre corrupt.
Act. 13-52 Replebantur gaudio et Spiritu sancto
15- 8 Dans illis Spiritum sanctum, sicut et nobis
-28 Visum est enim Spiritui sancto et nobis
16- 6 Vetati sunt a Spiritu sancto loqui verbum
19- 2 Si Spiritum sanctum accepistis credentes? Sed neque si Spiritus sanctus est, audivimus
- 6 Venit Spiritus sanctus super eos
20-23 Spiritus sanctus per omnes civitates mihi protestatur
-28 In quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos
21-11 Dixit: Hæc dicit Spiritus sanctus
-28 Et violavit sanctum locum istum
26-10 Multos sanctorum ego in carceribus inclusi
-18 Ut accipiant remissionem peccatorum et sortem inter sanctos
28-25 Quia bene Spiritus sanctus locutus est
Rom. 1- 2 Quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis
- 7 Qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis
5- 5 Per Spiritum sanctum, qui datus est nobis
7-12 Lex quidem sancta, et mandatum sanctum
8-27 Quia secundum Deum postulat pro sanctis
-28 Qui secundum propositum vocati sunt sancti
9- 1 Perhibente conscientia mea in Spiritu sancto
11-16 Quod si delibatio sancta est, et massa: et si radix sancta, et rami
12- 1 Hostiam viventem, sanctam, Deo placentem
-13 Necessitatibus sanctorum communicantes
14-17 Justitia, et pax, et gaudium in Spiritu sancto
15-13 Ut abundetis in spe, et virtute Spiritus sancti
-16 Oblatio gent... sanctificata in Spiritu sancto
-19 In virtute Spiritus sancti
-25 Proficiscar in Jerusalem ministrare sanctis
-26 In pauperes sanctorum, qui sunt in Jerus.
-30 Et per charitatem sancti Spiritus
-31 Oblatio accepta fiat in Jerusalem sanctis
16- 2 Ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis
-15 Salutate..et omnes, qui cum eis sunt, sanctos
-16 Salutate invicem in osculo sancto
1 *Cor.* 1- 2 Sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis
3-17 Templum enim Dei sanctum est
6- 1 Judicari apud iniquos, et non apud sanctos
- 2 Quoniam sancti de hoc mundo judicabunt
-19 Membra vest. templum sunt Spiritus sancti
7-14 Immundi essent, nunc autem sancti sunt
-34 Ut sit sancta corpore et spiritu
12- 3 Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu sancto
14-33 In omnibus Ecclesiis sanctorum doceo
16- 1 De collectis autem, quæ fiunt in sanctos
-15 In ministerium sanctorum ordinaverunt se
-20 Salutate invicem in osculo sancto
2 *Cor.* 1- 1 Cum omn. sanctis, qui sunt in univ. Achaïa
6- 6 In suavitate, in Spiritu sancto, in charitate
8- 4 Communic. ministerii, quod fit in sanctos
9- 1 Nam de ministerio, quod fit in sanctos
-12 Supplet ea quæ desunt sanctis
13-12 Salutate invicem in osculo sancto
Salutant vos omnes sancti
-13 Communicatio sancti Spiritus sit cum omn.
Ephes. 1- 1 Omnibus sanctis, qui sunt Ephesi
- 4 Ut essemus sancti et immaculati in consp.
-13 Signati estis Spiritu promissionis sancto
-15 Et dilectionem in omnes sanctos
-18 Quæ divitiæ gloriæ hæreditatis ej. in sanctis
2-19 Sed estis cives sanctorum et domestici Dei
-21 Crescit in templum sanctum in Domino
3- 5 Sicuti nunc revelatum est sanctis Apostolis
- 8 Mihi om. sanctorum minimo data est gratia
-18 Ut possitis comprehendere cum om. sanctis
4-12 Ad consummationem sanctorum in opus
-30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei
5- 3 Nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos
-18 Sed implemini Spiritu sancto
-27 Sed ut sit sancta et immaculata
6-18 In omni... obsecratione pro omnibus sanctis
Philip. 1- 1 Omnibus sanctis in Christo Jesu
4- 8 Quæcumque sancta, quæcumque amabilia
-21 Salutate omnem sanctum in Christo Jesu
-22 Salutant vos omnes sancti
Colos. 1- 2 Sanctis et fidelib. fratribus in Christo Jesu
- 4 Et dilectionem quam habetis in sanctos om.
-12 Dignos nos fecit in partem sortis sanctorum
-22 Exhibere vos sanctos et immaculatos
-26 Nunc autem manifestatum est sanctis ejus
3-12 Sicut electi Dei, sancti, et dilecti
1 *Thes.* 1- 5 Sed et in virtute et in Spiritu sancto
- 6 Cum gaudio Spiritus sancti
3-13 In adventu Do. nostri Christi cum o. sanctis
4- 8 Qui etiam dedit Spiritum s. sanctum in nobis
5-26 Salutate fratres omnes in osculo sancto
-27 Legatur epistola hæc omn. sanctis fratribus
2 *Thes.* 1-10 Cum venerit glorificari in sanctis suis
1 *Tim.* 5-10 Si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit
2 *Tim.* 1- 9 Et vocavit vocatione sua sancta
Tim. 1-14 Per Spiritum sanctum, qui habitat in nobis
Tit. 1- 8 Justum, sanctum, continentem (*episcopum*)
2- 3 Anus similiter in habitu sancto, non crim.
3- 5 Per lavacrum... renovationis Spiritus sancti
Phile. - 5 Fidem, quam habes... in omnes sanctos
- 7 Quia viscera sanctorum requieverunt per te
Hebr. 2- 4 Et Spiritus sancti distributionibus
3- 1 Unde fratres sancti, vocationis cœlestis part.
6- 4 Et participes facti sunt Spiritus sancti
-10 Quæ ministrastis sanctis, et ministratis
7-26 Ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens
9- 2 Et propositio panum, quæ dicitur sancta
- 8 Hoc significante Spiritu sancto
-14 Qui per Spirit. sanctum semetipsum obtulit
10-15 Contestatur autem nos et Spiritus sanctus
13-24 Salutate om. præpositos vestros et o. sanctos
1 *Petr.* 1-12 Spiritu sancto misso de cœlo
-15 Secundum eum, qui vocavit vos, Sanctum: et ipsi in omni conversatione sancti sitis
-16 Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum
2- 5 Domus spiritualis, sacerdotium sanctum
- 9 Gens sancta, populus acquisitionis
3- 5 Sic e. aliquando et sanctæ mulieres sperantes
5-14 Salutate invicem in osculo sancto
2 *Petr.* 1-18 Cum essemus cum ipso in monte sancto
-21 Spiritu sancto inspirati, locuti sunt sancti
2-21 Ab eo, quod illis tradit. est, sancto mandato
3- 2 Quæ prædixi, verborum a sanctis prophetis
-11 Quales oportet vos esse in sanctis convers.
1 *Joan.* 3- 3 Sanctificat se, sicut et ille sanctus est
5- 7 Pater, Verbum, et Spiritus sanctus
Judæ. - 3 Deprecans supercertari semel traditæ sanctis fidei
-14 Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis
-20 Superædificantes vosmetipsos sanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu sancto orantes
Apoc. 3- 7 Hæc dicit Sanctus et Verus
4- 8 Dicentia: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dom.
5- 8 Quæ sunt orationes sanctorum
6-10 Usqueq., Do. (sanctus et verus), non judicas
8- 3 Ut daret de orationibus sanctorum omnium
- 4 Fumus incensorum de orationib. sanctorum
11- 2 Et civitatem sanctam calcabunt
-18 Reddere merced. servis tuis prop. et sanctis
13- 7 Et est datum illi bellum facere cum sanctis
-10 Hic est patientia et fides sanctorum
14-10 In conspectu Angelorum sanctorum
-12 Hic patientia sanctorum est
16- 5 Qui es, et qui eras: sanctus qui hæc judicasti
- 6 Quia sang. sanctorum et proph. effuderunt
17- 6 Vidi mulierem ebriam de sang. sanctorum
18-20 Exulta super eam, cœlum, et sancti Apostoli
19- 8 Byssinum e. justificationes sunt sanctorum
20- 6 Beatus et sanctus qui habet partem in resurr.
- 8 Et circuierunt castra sanctorum
21- 2 Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam
-10 Et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusal.
22-11 Et sanctus, sanctificetur adhuc
-19 Auferet Deus partem ej... de civitate sancta

SANDALIA.

Judith. 10- 3 Induitque sandalia pedibus suis
16-11 Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus
Marc. 6- 9 Sed calceatos sandaliis, et ne induerentur

SANGUINARIS.

Eccli. 42- 5 Et servo pessimo latus sanguinare

SANGUIS.

Gen. 4-10 Vox sanguinis fratris tui clamat ad me
-11 Et suscepit sanguinem fratris t. de manu tua
9- 4 Quod carnem cum sanguine non comedetis
- 5 Sanguinem e. animarum vestrar. requiram
- 6 Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius
37-22 Nec effundatis sanguinem
-26 Et celaverimus sanguinem ipsius
-31 In sanguine hœdi, quem occider., tinxerunt
42-22 Non audistis me? en sanguis ejus exquiritur
49-11 Lavabit... et in sanguine uvæ pallium suum
Exod. 4- 9 Et quidquid hauseris de fluvio, vertetur in sanguinem
-25 Et ait: Sponsus sanguinum tu mihi es
-26 Sponsus sanguinum, ob circumcisionem
7-17 Aquam fluminis, et vertetur in sanguinem
-19 Lacus aquarum, ut vertantur in sanguinem
-20 Quæ versa est in sanguinem
-21 Et fuit sanguis in tota terra Ægypti
12- 7 Et sument de sanguine ejus, ac ponent
-13 Erit a. sanguis vobis in signum in ædibus
Videbo sanguinem, et transibo vos
-22 Fasciculumque hyssopi tingite in sanguine
-23 Cumque viderit sanguinem in superliminari
22- 2 Percussor non erit reus sanguinis
23-18 Non immolabis super fermento sanguinem

Exod. 24- 6 Tulit itaq. Moyses dimidiam part. sanguinis
- 8 Ille vero sumptum sanguinem respersit in populum, et ait : Hic est sanguis fœderis
29-12 Sumptumque de sanguine vituli
Reliquum a. sanguinem fundes juxta basim
-16 Tolles de sanguine ej., et fundes circa altare
-20 Sumes de sanguine ej., et pones sup. extrem.
Fundesq. sanguinem sup. altare per circuit.
-21 Cumq. tuleris de sanguine qui est sup. altare
30-10 In sanguine quod oblatum est pro peccato
34-25 Non immolabis super fermento sanguinem
Levit. 1- 5 Offerent filii Aaron sacerdot. sanguinem ej.
-11 Sanguinem vero illius fundent super altare
-15 Decurrere faciet sanguinem sup. crepidinem
3- 2 Fundentq... sanguinem per altaris circuit.
- 8 Fundentque filii Aaron sanguinem ejus
-13 Et fundent filii Aaron sanguinem ejus
-17 Nec sanguinem nec adipem omnino comed.
4- 5 Hauriet quoque de sanguine vituli
- 6 Cumque intinxerit digitum in sanguine
- 7 Ponetq. de eod. sanguine sup. cornua altar.
Reliquum sanguinem fundet in basim altar.
-16 Inferet sacerdos... de sanguine ejus
-18 Ponetq. de eodem sanguine in cornibus alt.
Reliquum a. sanguinem fundet juxta basim
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine hostiæ
-30 Tolletq. sacerdos de sanguine in digito suo
-34 Sumetq. sacerdos de sanguine ej. digito suo
5- 9 Asperget de sanguine ejus parietem altaris
6-27 Si de sanguine illius vestis fuerit aspersa
-30 Cujus sanguis infertur in tabernacul. testim.
7- 2 Sanguis ejus per gyrum altaris fundetur
-14 Erit sacerdotis, qui fundet hostiæ sanguinem
-26 Sanguinem q. o. animalis non sumetis in cibo
-27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit
-33 Qui obtulerit sanguinem et adipem
8-15 Immolavit eum : hauriens sanguinem
Fudit reliquum sanguinem ad fundamenta
-19 Fudit sanguinem ejus per circuitum altaris
-23 Sumens de sanguine ejus, tetigit extremum
-24 Cumq. de sanguine arietis immolati tetigisset
-30 Assumensque... sanguinem qui erat in altari
9- 9 Cujus sanguinem obtulerunt ei filii sui
-12 Obtuleruntque ei filii sui sanguinem ejus
-18 Obtuleruntque ei filii sui sanguinem
10-18 Cum de sanguine illius non sit illatum
12- 4 Manebit in sanguine purificationis suæ
- 5 Et sexaginta sex diebus manebit in sanguine
- 7 Sic mundabitur a profluvio sanguinis sui
14- 6 Hyssopo tinget in sanguine passeris immol.
-14 Assumensq. sacerdos de sanguine hostiæ
-17 Super sanguinem qui effusus est pro delicto
-25 De sanguine ej. ponet sup. extremum auric.
-28 In loco sanguinis qui effusus est pro delicto
-51 Tinget omnia in sanguine passeris immolati
-52 Purificabitq. eam, tam in sanguine passeris
15-19 Redeunte mense, patitur fluxum sanguinis
-24 Si coierit... tempore sanguinis menstrualis
-25 Quæ patitur multis diebus fluxum sanguinis
Post menstruum sanguinem fluere non cess.
-28 Si steterit sanguis, et fluere cessaverit
-33 Vel quæ jugi fluit sanguine, et hominis
16-14 Tollet quoq. de sanguine vituli, et asperget
-15 Inferet sanguinem ejus intra velum
Sicut præceptum est de sanguine vituli
-18 Et sumptum sanguinem vituli... fundat
-27 Quorum sanguis illatus est in sanctuarium
17- 4 Sanguinis reus erit : quasi si sanguinem fud.
- 6 Fundetque sacerdos sanguinem super altare
-10 Homo quilibet... si comederit sanguinem
-11 Quia anima carnis in sanguine est
Et sanguis pro animæ piaculo sit
-12 Om. anima ex vobis non comedet sanguinem
-13 Fundat sanguinem ej., et operiat illum terra
-14 Anima enim omnis carnis in sanguine est
Sanguinem universæ carnis non comedetis
Quia anima carnis in sanguine est
18- 6 Homo ad proxim. sanguinis s. non accedet
19-16 Non stabis contra sanguinem proximi tui
-26 Non comedetis cum sanguine
20- 9 Matriq. maledixit, sanguis ejus sit sup. eum
-11 Moriantur ambo : sanguis eorum sit sup. eos
-12 Scelus operati sunt : sanguis eor. sit sup. eos
-13 Morte moriantur : sit sanguis eor. super eos
-16 Sanguis eorum sit super eos
-18 Ipsaque aperuerit fontem sanguinis sui
-27 Lapid. obruent eos : sanguis eor. sit sup. illos
Num. 18-17 Sanguinem tantum eorum fundes super altare
19- 4 Et tingens digitum in sanguine ej., asperget
- 5 Quam sanguine et fimo flammæ traditis
23-24 Et occisorum sanguinem bibat
26- 1 Postquam noxiorum sanguis effusus est
35- 6 Ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem
-11 Qui nolentes sanguinem fuderint

Num. 35-15 Ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit
-18 Percussoris sanguine vindicabitur
-24 Atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata
-27 Et percussus ab eo qui ultor est sanguinis
-31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est sanguinis
-33 Nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit
Deut. 12-16 Absque esu duntaxat sanguinis
-23 Hoc solum cave, ne sanguinem comedas
Sanguis enim eorum pro anima est
-27 Et offeres oblat. tuas carnem et sanguinem
Sanguinem hostiarum fundes in altari
15-23 Observabis, ut sanguinem eor. non comedas
17- 8 Si difficile... apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem et sanguinem
19- 6 Proximus ejus, cujus effusus est sanguis
-10 Ut non effundatur sanguis innoxius in medio terræ... ne sis sanguinis reus
-12 In manu proximi, cujus sanguis effusus est
-13 Et auferes innoxium sanguinem de Israël
21- 7 Manus nostræ non effuder. sanguinem hunc
- 8 Domine, et ne reputes sanguinem innocent.
Et auferetur ab eis reatus sanguinis
22- 8 Ne effundatur sanguis in domo tua
27-25 Ut percutiat animam sanguinis innocentis
32-14 Et sanguinem uvæ biberet meracissimum
-42 Inebriabo sagittas meas sanguine
-43 Quia sanguinem servorum suor. ulciscetur
Josue. 2-19 Sanguis ipsius erit in caput ejus
Cunctorum a. sanguis...redundabit in caput
20- 3 Evadere iram prox., qui ultor est sanguinis
- 5 Cumq. ultor sanguinis eum fuerit persecutus
- 9 Effusum sanguinem vindicare cupientis
Judic. 9-24 Et effusionem sanguinis eorum conferre
1 *Reg.* 14-32 Comeditque populus cum sanguine
-33 Peccasset Domino, comedens cum sanguine
-34 Non peccabitis Do., comed. cum sanguine
19- 5 Quare ergo peccas in sanguine innoxio
25-26 Qui prohibuit te ne venires in sanguinem
-31 Quod effuderis sanguinem innoxium
-33 Prohibuisti me hodie ne irem ad sanguinem
26-20 Nunc non effundatur sanguis m. in terram
2 *Reg.* 1-16 Sanguis tuus super caput tuum
-22 A sanguine interfectorum, ab adipe fortium
3-27 Et mortuus est in ultionem sanguinis Asaël
-28 Mundus ego sum..a sanguine Abner filii Ner
4-11 Non quæram sanguinem ej. de manu vestra
14-11 Ut non multiplicentur proximi sanguinis
16- 7 Egredere, egredere, vir sanguinum
- 8 Reddidit tibi Dom. universum sanguinem
Premunt te mala t., quon. vir sanguinum es
20-12 Amasa autem conspersus sanguine, jacebat
21- 1 Propter Saül et domum ejus sanguinum
23-17 Num sanguinem hominum istor... bibam ?
3 *Reg.* 2- 5 Quos occidit, et effudit sanguinem belli
- 9 Deducesq. canos ej. cum sanguine ad inferos
-31 Sepeli, et amovebis sanguinem innocentem
-32 Reddet Dom. sanguinem ejus super caput
-33 Et revertetur sanguis illorum in caput Joab
-37 Sanguis tuus erit super caput tuum
18-28 Donec perfunderentur sanguine
21-19 In loco hoc, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent quoq. sanguinem t.
22-35 Fluebat a. sanguis plagæ in sinum currus
-38 Et linxerunt canes sanguinem ejus
4 *Reg.* 3-22 Viderunt... aquas rubras quasi sanguinem
-23 Dixeruntque : Sanguis gladii est
9- 7 Ulciscar sanguinem servor. meor. prophetarum, et sanguinem omnium servorum
-26 Si non pro sanguine Naboth, et pro sanguine filiorum ejus, quem vidi heri
-33 Aspersusque est sanguine paries
16-13 Fudit sanguinem pacificorum, quæ obtulerat
-15 Et omnem sanguinem holocausti et univers. sanguinem victimæ super illud effundes
21-16 Et sanguinem innoxium fudit Manasses
24- 4 Propter sanguinem innoxium, quem effudit
1 *Par.* 11-19 Absit ut... sanguinem istor. virorum bibam
22- 8 Dicens : Multum sanguinem effudisti
Tanto effuso sanguine coram me
28- 3 Eo quod sis vir bellat., et sanguinem fuderis
2 *Par.* 24-25 In ultionem sanguinis filii Joiadæ sacerdotis
29-22 Et susceperunt sanguinem sacerdotes
Et illorum sanguinem super altare fuderunt
Et fuderunt super altare sanguinem
-24 Et asperserunt sanguinem eor. coram altare
30-16 Suscipiebant effundendum sanguinem
35-11 Asperseruntq. sacerd. manu sua sanguinem
Judith. 8-20 Exquiret sanguinem nostrum de affliction.
11-11 Ut interficiant pecora sua, et bibant sanguinem eorum
14- 4 Eum truncum in suo sanguine volutatum

Judith. 14-14 Vidensq. cadaver absque capite Holofernis in suo sanguine tabefactum jacere
Esth. 9- 4 Et hostes eorum inhiabant sanguini
16-10 Macedo, alienusque a Persarum sanguine
Job. 16-19 Terra, ne operias sanguinem meum
39-30 Pulli ejus lambent sanguinem
Psal. 5- 7 Virum sanguinum et dolosum abominabitur
9-13 Requirens sanguinem eorum recordatus est
13- 3 Veloces pedes eorum ad effund. sanguinem
15- 4 Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus
25- 9 Ne perdas... et cum viris sanguinum vitam
29-10 Quæ utilitas in sanguine meo, dum descendo
49-13 Numquid..aut sanguinem hircorum potabo?
50-16 Libera me de sanguinibus Deus, Deus salut.
54-24 Viri sanguinum..non dimidiabunt dies suos
57-11 Manus suas lavabit in sanguine peccatoris
58- 3 Et de viris sanguinum salva me
67-24 Ut intingatur pes tuus in sanguine
77-44 Et convertit in sanguinem flumina eorum
78- 3 Effuderunt sanguinem eorum tanquam aq.
-10 Ultio sanguinis servorum tuorum
93-21 Et sanguinem innocentem condemnabunt
104-29 Convertit aquas eorum in sanguinem
105-38 Et effuderunt sanguinem innocentem : sanguinem filiorum suorum et filiarum suar.
Et infecta est terra in sanguinibus
138-19 Viri sanguinum, declinate a me
Prov. 1-11 Veni nobiscum, insidiemur sanguini
-16 Currunt, et festinant ut effundant sanguinem
-18 Ipsi q. contra sanguinem suum insidiantur
6-17 Manus effundentes innoxium sanguinem
12- 6 Verba impiorum insidiantur sanguini
28-17 Homin., qui calumniatur animæ sanguinem
29-10 Viri sanguinum oderunt simplicem
30-33 Qui vehementer emungit, elicit sanguinem
Sap. 7- 2 Coagulatus sum in sanguine
11- 7 Humanum sanguinem dedisti injustis
12- 5 Devoratores sanguinis a medio sacramento
14-25 Omnia commixta sunt, sanguis, homicidium
Eccli. 8-19 Quoniam quasi nihil est ante illum sanguis
9-13 Ne forte.. sanguine tuo labaris in perdition.
11-34 Et ab uno doloso augetur sanguis
12-16 Si invenerit tempus, non satiabitur sanguine
14-19 Sic generatio carnis et sanguinis
17-30 Aut quid nequius quam quod excogitavit caro et sanguis ?
22-30 Inaltatur : sic et ante sanguinem maledicta
27-16 Effusio sanguinis in rixa superborum
28-13 Et lis festinans effundit sanguinem
33-31 Quon. in sanguine animæ comparasti illum
34-25 Qui defraudat illum, homo sanguinis est
-27 Qui effundit sanguinem, et qui fraud. facit
40- 9 Ad hæc mors, sanguis, contentio, et romph.
50-16 Et libavit de sanguine uvæ
Isai. 1-11 Sanguinem vitulorum et agnorum... nolui
-15 Manus enim vestræ sanguine plenæ sunt
4- 4 Et sanguinem Jerusalem laverit de medio ej.
9- 5 Vestiment. mixtum sanguine, erit in comb.
15- 9 Quia aquæ Dibon repletæ sunt sanguine
26-21 Et revelabit terra sanguinem suum
33-15 Qui obturat aures suas, ne audiat sanguinem
34- 3 Tabescent montes a sanguine eorum
- 6 Gladius Domini repletus est sanguine, incrassatus est adipe, de sanguine agnorum.. de sanguine medullatorum arietum
- 7 Inebriabitur terra eorum sanguine
49-26 Et quasi musto, sanguine suo inebriabuntur
59- 3 Manus enim vestræ pollutæ sunt sanguine
- 7 Festinant, ut effundant sanguinem innoc.
63- 3 Et aspersus est sanguis eorum super vestim.
66- 3 Quasi qui sanguinem suillum offerat
Jerem. 2-34 Et in alis tuis inventus est sanguis
7- 6 Nec sanguinem innocentem effuderitis
19- 4 Et repleverunt locum istum sanguine innoc.
22- 3 Et sanguinem innocentem ne effundatis
-17 Et ad sanguinem innocentem fundendum
26-15 Sanguinem innocent. tradetis contra vosm.
46-10 Saturabitur, et inebriabitur sanguine eor.
48-10 Qui prohibet gladium suum a sanguine
51-35 Et sanguis meus super habitatores Chaldææ
Thren. 4-13 Qui effuderunt in medio ejus sanguinem
-14 Erraverunt cæci... polluti sunt in sanguine
Ezech. 3-18 Sanguinem a. ejus de manu tua requiram
-20 Sanguinem vero ejus de manu tua requiram
5-17 Et pestilentia et sanguis transibunt per te
7-23 Quoniam terra plena est judicio sanguinum
9- 9 Et repleta est terra sanguinibus, et civitas
14-19 Si autem... effudero indignationem meam super eam in sanguine
16- 6 Vidi te conculcari in sanguine tuo. Et dixi tibi cum esses in sanguine tuo : Vive, dixi, inquam, tibi : In sanguine tuo vive
- 9 Et emundavi sanguinem tuum ex te
-22 Confusione plena, conculcata in sanguine t.

Ezech.16-36 In sanguine filiorum tuor., quos dedisti eis
-38 Et judicabo te judiciis adulterarum, et effundentium sanguinem: et dabo te in sanguinem furoris et zeli
18-10 Quod si genuerit filium latronem effundentem sanguinem
-13 Morte morietur, sanguis ejus in ipso erit
19-10 Mater tua quasi vinea in sanguine tuo
21-32 Sanguis tuus erit in medio terræ
22- 2 Nonne judicas civitatem sanguinum?
- 3 Civitas effundens sanguinem in medio sui
- 4 In sanguine tuo, qui a te effusus est, deliq.
- 6 Fuerunt in te ad effundendum sanguinem
- 9 Fuerunt in te ad effundendum sanguinem
-12 Munera acceperunt... ad effund. sanguinem
-13 Sup. sanguinem, qui effusus est in medio tui
-27 Rapientes præd. ad effundendum sanguinem
23-37 Adulteratæ sunt, et sanguis in manibus ear.
-45 Judicab... judicio effundentium sanguinem Quia adulteræ sunt, et sanguis in manibus
24- 6 Væ civitati sanguinum, ollæ, cujus rubigo
- 7 Sanguis enim ejus in medio ejus est
- 8 Dedi sanguinem ejus super petram limpid.
- 9 Dicit Dominus Deus: Væ civitati sanguinum
28-23 Et immittam ei pestilentiam et sanguinem
32- 6 Et irrigabo terram fœtore sanguinis tui
33- 4 Sanguis ipsius super caput ejus erit
- 5 Non se observavit, sanguis ejus in ipso erit
- 6 Sanguinem autem ejus de manu speculatoris requiram
- 8 Sanguinem a. ejus de manu tua requiram
-25 Qui in sanguine comeditis, et oculos vestros levatis... et sanguinem funditis
35- 6 Quoniam sanguini tradam te, et sanguis te persequetur: et cum sanguinem oderis, sanguis persequetur te
36-18 Pro sanguine, quem fuderunt super terram
38-22 Et judicabo eum peste, et sanguine, et imbre
39-17 Ut comedatis carnem, et bibatis sanguinem
-18 Et sanguinem principum terræ bibetis
-19 Bibetis sanguinem in ebrietatem, de victima
43-18 Ut offeratur... et effundatur sanguis
-20 Et assumens de sanguine ejus, pones super
44- 7 Offertis panes meos, adipem, et sanguinem
-15 Ut offerant mihi adipem et sanguinem
45-19 Tollet sacerdos de sanguine quod erit pro p.
Dan. 13-46 Mundus ego sum a sanguine hujus
-62 Et salvatus est sanguis innoxius in die illa
Osee. 1- 4 Et visitabo sanguinem Jezrahel super dom.
4- 2 Mundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit
6- 8 Galaad civitas... supplantata sanguine
12-14 Et sanguis ejus super eum veniet
Joel. 2-30 Dabo prodigia in cœlo, et in terra sanguinem
-31 Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem
3-19 Effuderint sanguinem innocentem in terra
-21 Et mundabo sanguinem eorum
Jonæ. 1-14 Et ne des super nos sanguinem innocentem
Mich. 3-10 Qui ædificatis Sion in sanguinibus, et Jerus.
7- 2 Omnes in sanguine insidiantur
Nahum.3- 1 Væ civitas sanguinum, universa mendacii
Habac. 2- 8 Propter sanguinem hominis, et iniquitatem
-12 Væ qui ædificat civitatem in sanguinibus
-17 Deterrebit eos de sanguinibus hominum
Soph. 1-17 Et effundetur sanguis eorum sicut humus
Zach. 9- 7 Et auferam sanguinem ejus de ore ejus
-11 Tu quoque in sanguine testamenti t. emisisti
1 Mac. 1-39 Effuderunt sanguinem innocentem per circ.
6-34 Et elephantis ostenderunt sanguinem uvæ
7-17 Sanguinem ipsorum effuderunt in circuitu
9-38 Recordati sunt sanguinis Joannis fratris sui
-42 Vindicaverunt vindictam sanguinis fratris s.
2 Mac. 1- 8 Et effuderunt sanguinem innocentem
8- 3 Et vocem sanguinis ad se clamantis audiret
12-16 Sanguine interfectorum fluere videretur
14-18 Sanguine judicium facere metuebat
-45 Et cum sanguis ejus magno fluxu deflueret
Matth. 9-20 Mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur
16-17 Quia caro, et sanguis non revelavit tibi
23-30 Non essemus socii eor. in sanguine prophet.
-35 Ut veniat super vos omnis sanguis justus A sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariæ filii Barachiæ
26-28 Hic est enim sanguis meus novi testamenti
27- 4 Dicens: Peccavi, tradens sanguinem justum
- 6 Quia pretium sanguinis est
- 8 Ager ille, Haceldama, hoc est, ager sanguinis
-24 Innocens ego sum a sanguine Justi hujus
-25 Sanguis ejus super nos, et super filios nost.
Marc. 5-25 Et mulier, quæ erat in profluvio sanguinis
-29 Et confestim siccatus est fons sanguinis ejus
14-24 Ait illis: Hic est sanguis m. novi testamenti
Luc. 8-43 Et mulier quædam erat in fluxu sanguinis
-44 Et confestim stetit fluxus sanguinis ejus
11-50 Ut inquiratur sanguis omn. prophetarum

Luc. 11-51 A sanguine Abel, usq. ad sanguinem Zach.
13- 1 Quorum sanguinem Pilatus miscuit
22-20 Hic est calix novum testam. in sanguine meo
-44 Sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram
Joan. 1-13 Qui non ex sanguinibus...sed ex Deo nati s.
6-54 Nisi... et biberitis ejus sanguinem
-55 Qui..bibit m. sanguinem, habet vitam æter.
-56 Vere est cibus: et sanguis m. vere est potus
-57 Qui...bibit meum sanguinem, in me manet
19-34 Et continuo exivit sanguis et aqua
Act. 1-19 Haceldama, hoc est, ager sanguinis
2-19 Dabo... signa in terra deorsum, sanguinem
-20 Sol convertetur in ten., et luna in sanguinem
5-28 Vultis inducere sup. nos sanguinem hom. ist.
15-20 Ut abstineant se a... suffocatis et sanguine
-29 Ab immolatis simulacrorum, et sanguine
18- 6 Sanguis vester super caput vestrum
20-26 Quia mundus sum a sanguine omnium
-28 Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine s.
21-25 Ut abstineant se ab idolis, immolato, et sanguine
22-20 Et cum funderetur sanguis Stephani testis t.
Rom. 3-15 Veloces pedes eorum ad effund. sanguinem
-25 Quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius
5- 9 Magis nunc justificati in sanguine ipsius
1 Cor. 10-16 Nonne communicatio sanguinis Christi est?
11-25 Hic calix novum testam. est in meo sanguine
-27 Reus erit corporis et sanguinis Domini
15-50 Caro et sanguis regnum Dei possid. non poss.
Galat. 1-16 Continuo non acquievi carni et sanguini
Ephes. 1- 7 Habemus redemptionem per sanguinem ej.
2-13 Facti estis prope in sanguine Christi
6-12 Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem
Colos. 1-14 Habemus redemptionem per sanguinem ej.
-20 Pacificans per sanguinem crucis ejus
Hebr. 2-14 Pueri communicaverunt carni et sanguini
9- 7 Pontifex, non sine sanguine, quem offert
-12 Neque per sanguinem hircorum aut vitul., sed per proprium sanguinem, introivit
-13 Si enim sanguis hircorum et taurorum
-14 Quanto magis sanguis Christi... emundabit
-18 Unde nec primum quidem sine sanguine dedicatum est
-19 Accipiens sanguinem vitulorum et hircor.
-20 Hic sanguis testam., quod mandavit ad vos
-21 O. vasa ministerii sanguine similit. aspersit
-22 Et omnia pene in sanguine... mundantur
Et sine sanguinis effusione non fit remissio
-25 Quemadmodum pontifex intrat in sancta per singulos annos in sanguine alieno
10- 4 Impossibile enim est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata
-19 In introitu sanctorum in sanguine Christi
-29 Et sanguinem testamenti pollutum duxerit
11-28 Fide celebravit Pascha et sanguinis effus.
12- 4 Nondum e. usque ad sanguinem restitistis
-24 Et sanguinis aspersionem melius loquentem
13-11 Quorum enim animalium infertur sanguis
-12 Ut sanctificaret per s. sanguinem populum
-20 In sanguine testamenti æterni
1 Petr. 1- 2 In obedientiam, et aspersion. sanguin's Jesu
-19 Pretioso sanguine, quasi agni immaculati
1 Joan. 1- 7 Sanguis Jesu Christi filii ejus, emundat nos
5- 6 Hic est, qui venit per aquam et sanguinem Non in aqua solum, sed in aqua et sanguine
- 8 Tres sunt... Spiritus, et aqua, et sanguis
Apoc. 1- 5 Lavit nos a peccatis nostris, in sanguine suo
5- 9 Et redemisti nos Deo in sanguine tuo
6-10 Et non vindicas sanguinem nostrum de iis
-12 Et luna tota facta est sicut sanguis
7-14 Et dealbaverunt eas in sanguine Agni
8- 7 Facta est grando, et ignis, mixta in sanguine
- 8 Et facta est tertia pars maris sanguis
11- 6 Potestatem habent super aquas convertendi eas in sanguinem
12-11 Ipsi vicerunt eum propter sanguinem Agni
14-20 Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos
16- 3 Factus est sanguis tanquam mortui
- 4 Et factus est sanguis
- 6 Quia sanguinem sanctorum... effuderunt, et sanguinem eis dedisti bibere
17- 6 Vidi mulierem ebriam de sanguine sanctorum, et de sanguine martyrum Jesu
18-24 Et in ea sanguis prophetarum et sanctorum
19- 2 Vindicavit sanguinem servorum suorum
-13 Et vestitus erat veste aspersa sanguine
22-14 Beati, qui lavant stolas s. in sanguine Agni

SANGUISUGA.

Prov. 30-15 Sanguisugæ duæ sunt filiæ, dicentes: Affer

SANIES.

Job. 2- 8 Testa saniem radebat, sedens in sterquilinio
Ezech. 32- 5 Et implebo colles tuos sanie tua

SANIR.

Sanir, vel Sarion, est mons Hermon, qui Sanir dicitur, id est, nivosus, quia nivibus semper riget.

Deut. 3- 9 Sidonii Sarion vocant, et Amorrhæi Sanir
1 Par. 5-23 A finibus Basan usq. Baal, Hermon, et Sanir
Cant. 4- 8 De capite Amana, de vertice Sanir et Herm.
Ezech.27- 5 Abietibus de Sanir extruxerunt te

SANITAS.

Levit. 14-48 Purificabit eam reddita sanitate
4 Reg. 5-10 Et recipiet sanitatem caro tua
8-14 Respondit: Dixit mihi: Recipies sanitatem
Tobiæ. 8- 6 Orabant ambo simul, ut sanitas daretur eis
-19 Et sacrificium tibi... suæ sanitatis offerre
Psal. 37- 4 Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ
- 8 Et non est sanitas in carne mea
Prov. 3- 8 Sanitas quippe erit umbilico tuo, et irrigatio
4-22 Vita enim sunt... et universæ carni sanitas
12-18 Lingua autem sapientium sanitas est
13-17 Legatus autem fidelis, sanitas
14-30 Vita carn., sanitas cordis: putredo ossium
16-24 Dulcedo animæ, sanitas ossium
29- 1 Et eum sanitas non sequetur
Sap. 6-26 Multitudo a. sapient. sanitas est orbis terr.
13-18 Et pro sanitate quidem infirm. deprecatur
16- 9 Non est inventa sanitas animæ illorum
18- 7 Suscepta est autem a populo tuo sanitas quidem justorum
Eccli. 3-30 Synagoga superborum non erit sanitas
21- 4 Plagæ illius non est sanitas
31-24 Somnus sanitatis in homine parco
-37 Sanitas est animæ et corpori sobrius potus
34-20 Dans sanitatem, et vitam, et benedictionem
38- 7 Et unctiones conficiet sanitatis
-14 Ut dirigat requiem eorum et sanitatem
Isai. 1- 6 A planta pedis... non est in eo sanitas
58- 8 Et sanitas tua citius orietur, et anteibit
Jerem. 14-19 Percussisti nos, ita ut nulla sit sanitas
33- 6 Obducam eis cicatricem et sanitatem
46-11 Virgo filia Ægypti... sanitas non erit tibi
Ezech.30-21 Ut restitueretur ei sanitas, ut ligaretur
Malac. 4- 2 Et sanitas in pennis ejus: et egrediemini
2 Mac. 1-10 Et his... Judæis, salutem et sanitatem
Matth.12-13 Et restituta est sanitati sicut altera
Luc. 13-32 Et sanitates perficio hodie et cras
Act. 3-16 Dedit integram sanitatem istam
4-22 Factum fuerat signum istud sanitatis
-30 Manum tuam extendas ad sanitatem
1 Cor. 12- 9 Alii gratia sanitatum in uno Spiritu
Apoc. 22- 2 Et folia ligni ad sanitatem gentium

SANO.

Gen. 20-17 Orante a. Abraham, sanavit Deus Abimel.
Levit. 13-18 Et cutis in qua ulcus natum est et sanatum
-24 Sanata albam sive rufam habuerit cicatricem
-37 Noverit hominem sanatum esse
15-13 Si sanatus fuerit qui hujuscemodi sustinet
22- 4 Non vescetur de his... donec sanetur
Num. 12-13 Clamavitq...dicens: Deus, obsecro, sana eam
21- 9 Quem cum percussi aspicerent, sanabantur
Deut. 28-35 Sanarique non possis a planta pedis
32-39 Ego vivere faciam: percutiam, et ego sanabo
Josue. 5- 8 In eodem castrorum loco, donec sanarentur
4 Reg. 2-21 Sanavi aquas has, et non erit ultra in eis mors
-22 Sanatæ sunt ergo aquæ usque in diem hanc
8- 9 Si sanari potero de infirmitate mea hac?
-10 Dixitq. ei Eliseus: Vade, dic ei: Sanaberis
20- 5 Ecce sanavi te, die tertio ascendes templum
- 8 Quod erit signum, quia Dominus me sanabit
2 Par. 7-14 Propitius ero... et sanabo terram eorum
Tobiæ. 6- 9 In quibus fuerit albugo, et sanabuntur
Job. 5-18 Percutit, et manus ejus sanabunt
34-17 Numq. qui non amat judicium, sanari potest?
Psal. 6- 3 Sana me, Dom., quon. conturbata sunt ossa
29- 3 Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me
40- 5 Sana animam meam, quia peccavi tibi
59- 4 Sana contritiones ejus, quia commota est
102- 3 Qui sanat omnes infirmitates tuas
106-20 Misit verbum suum, et sanavit eos
146- 3 Qui sanat contritos corde: et alligat contrit.
Prov. 28-25 Qui vero sperat in Domino, sanabitur
Eccle. 3- 3 Tempus occidendi, et tempus sanandi
Sap. 9-19 Nam per sapientiam sanati sunt quicumque
10- 4 Sanavit iterum sapientia, per contemptibile
16- 7 Non per hoc, quod videbat, sanabatur
-10 Misericordia e. tua adveniens sanabat illos
-12 Neque herba, neque malagma sanavit eos, sed tuus, Domine, sermo, qui sanat omn.
Isai. 6-10 Ne.. intelligat, et convertatur, et sanem eum
19-22 Sanabit eam, et revertentur ad Dominum, et placabitur eis, et sanabit eos
30-26 Percussuram plagæ ejus sanaverit

Isai. 53- 5 Et livore ejus sanati sumus
57-18 Vias ejus vidi, et sanavi eum, et reduxi eum
-19 Qui prope, dixit Dominus, et sanavi eum
Jerem. 3-22 Convertimini, et sanabo aversiones vestras
8-11 Sanabant contritionem filiæ populi mei
17-14 Sana me, Dom., et sanabor: salvum me fac
30-17 A vulneribus tuis sanabo te, dicit Dominus
51- 8 Tollite resinam ad dolor. ej., si forte sanetur
- 9 Curavimus Babylonem, et non est sanata
*Ezech.*34- 4 Quod ægrotum (*fuit*) non sanastis
47- 8 Intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur
- 9 Sanabuntur, et vivent omnia, ad quæ venerit
-11 Et in palustribus non sanabuntur
Osee. 5-13 Et ipse non poterit sanare vos, nec solvere
6- 2 Quia ipse cepit, et sanabit nos
7- 1 Cum sanare vellem Israël, revelata est iniq.
14- 5 Sanabo contritiones eorum, diligam eos
Zach. 11-16 Dispersum non quæret, et contritum non sanabit
Matth. 4-23 Et sanans omnem languorem, et om. infirm.
8- 8 Sed tant. dic verbo, et sanabitur puer meus
-13 Fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora
13-15 Intelligant, et convertantur, et sanem eos
15-28 Et sanata est filia ejus ex illa hora
21-14 Et accesserunt ad eum... et sanavit eos
Marc. 3-10 Multos enim sanabat, ita ut irruerent in eum
5-29 Et sensit corpore quia sanata esset a plaga
6-13 Et ungebant oleo multos ægros, et sanabant
Luc. 4-18 Misit me, sanare contritos corde
5-17 Et virtus Domini erat ad sanandum eos
6-18 Qui venerant ut.. sanarentur a languoribus
-19 Quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes
7- 7 Sed dic verbo, et sanabitur puer meus
8-47 Et quemadmodum confestim sanata sit
9- 2 Et misit illos prædicare...et sanare infirmos
-11 Et eos, qui cura indigebant, sanabat
-43 Et sanavit puerum, et reddidit illum patri ej.
14- 4 Ipse vero apprehensum sanavit eum
22-51 Et cum tetigisset auriculam ej., sanavit eum
Joan. 4-47 Ut descenderet, et sanaret filium ejus
5-10 Dicebant ergo Judæi illi qui sanatus fuerat
12-40 Ut non... convertantur, et sanem eos
Act. 9-34 Ænea, sanat te Dominus Jesus Christus
10-38 Et sanando omnes oppressos a diabolo
28-27 Ne... et convertantur, et sanem eos
Hebr. 12-13 Ut non claudicans quis erret, magis a. sanetur
1 Petr. 2-24 Justitiæ vivamus: cujus livore sanati estis

SANUS, A, UM.

Gen. 29- 6 Sanus-ne est? inquit. Valet, inquiunt
Josue. 10-21 Ubi tunc erant castra, sani et integro numero
Tobiæ. 5-20 Dixit a. illi Angelus: Ego sanum ducam, et sanum tibi reducam filium tuum
8-10 Et consenescamus ambo pariter sani
10- 6 Tace, et noli turbari, sanus est filius noster
11-18 Et omnis familia sana, et pecora, et cameli
12- 3 Me duxit et reduxit sanum
Job. 21-23 Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
Eccli. 17-27 Confiteberis vivens, vivus et sanus confit.
30-14 Melior est pauper sanus, et fortis viribus
Marc. 2-17 Ait illis: Non necesse habent sani medico
5-15 Et vident illum... vestitum, et sanæ mentis
-34 Vade in pace, et esto sana a plaga tua
Luc. 5-31 Dixit ad ill.: Non egent qui sani sunt medico
7-10 Invenerunt servum, qui languerat, sanum
8-35 Vestitum, ac sana mente, ad pedes ejus
-36 Quoniam sanus factus esset a legione
Joan. 5- 4 Sanus fiebat a quacumq. detinebatur infirm.
- 6 Dicit ei: Vis sanus fieri?
- 9 Et statim sanus factus est homo ille
-11 Qui me sanum fecit, ille mihi dixit
-13 Qui sanus fuerat effectus, nesciebat quis
-14 Dixit illi: Ecce sanus factus es: jam noli
-15 Quia Jesus esset, qui fecit eum sanum
7-23 Quia totum hominem sanum feci in sabbato
Act. 4-10 In hoc iste astat coram vobis sanus
1 Tim. 1-10 Et si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur
6- 3 Et non acquiescit sanis sermonibus Domini
2 Tim. 1-13 Formam habe sanorum verborum
4- 3 Cum sanam doctrinam non sustinebunt
Tit. 1- 9 Ut potens sit exhortari in doctrina sana
-13 Increpa illos dure, ut sani sint in fide
2- 1 Tu a. loquere quæ decent sanam doctrinam
- 2 Senes, ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani in fide
- 8 Verbum sanum, irreprehensibile

SAPH.

Nomen est gigantis Philisthæi, de stirpe Arapha quem percussit Sobochai.

2 Reg. 21-18 Saph de stirpe Arapha de genere gigantum

SAPHAI. *Idem est ac Saph præcedens.*

1 Par. 20- 4 Percussit... Saphaï de genere Raphaïm

SAPHAN I.

Anno mundi 3412, Romæ 112, ante J. Ch. 642. Filius Aslia, scriba templi Domini in diebus Josiæ. Memoratur hic Saphan in 4 Reg. 22-3, et in 2 Paral. 34-8, inter eos qui a Josia missi fuerant ad Holdam prophetidem, ut eum consulerent de libro Deuteronomii reperto. Videtur pater fuisse Ahicam illius, qui Jeremiam eripuit de manu sacerdotum, ut habetur Jerem. 26-24, et Gamariæ.

4 Reg. 22- 3 Misit rex Saphan filium Aslia
- 8 Dixit autem Helcias pontifex ad Saphan Deditq. Helcias volumen Saphan, qui et legit
- 9 Venit quoque Saphan scriba ad regem
-10 Narravit quoque Saphan scriba regi Quem cum legisset Saphan coram rege
-12 Præcepit Helciæ sacerd., et Ahicam filio Saphan, et Achobor... et Saphan scribæ
-14 Ierunt... Ahicam, et Achobor, et Saphan
25-22 Præfecit Godol. filium Ahicam filii Saphan
2 Par. 34- 8 Misit Saphan filium Eseliæ, et Maasiam
-15 Et ait ad Saphan scribam: Librum legis
-20 Præcepit Helciæ, et Ahicam filio Saphan, et Abdon filio Micha, Saphan quoq. scribæ
Jerem. 26-24 Manus Ahicam filii Saphan fuit cum Jerem.
29- 3 In manu Elasa filii Saphan, et Gamariæ
36-10 In gazophylacio Gamariæ filii Saphan
-11 Michæas filius Gamariæ filii Saphan
-12 Gamarias filius Saphan, et Sedecias
39-14 Tradiderunt eum Godoliæ filio Ahicam filii Saphan
40- 5 Habita apud God. filium Ahicam filii Saphan
- 9 Juravit eis God. filius Ahicam filii Saphan
Ezech. 8-11 Et Jezonias filius Saphan stabat in medio

SAPHAN II.

Princeps in tribu Gad, qui in Basan civitate regionis cognomine habitabat.

1 Par. 5-12 Joël in capite, et Saphan secundus

SAPHAN III.

Filius secundus Machir, in tribu Manasse.

1 Par. 7-15 Accepit uxores filiis s. Happhim et Saphan

SAPHAT I.

Filius Huri, princeps in tribu Simeon, quem Moyses misit ad considerandam terram Chanaan.

Num. 13- 6 De tribu Simeon, Saphat filium Huri

SAPHAT II. *Pater Elisei prophetæ.*

3 Reg. 19-16 Eliseum autem filium Saphat... unges
-19 Elias reperit Eliseum filium Saphat
4 Reg. 3-11 Est hic Eliseus filius Saphat, qui fundebat
6-31 Si steterit caput Elisei filii Saphat super ips.

SAPHAT III.

Filius Semeiæ, e stirpe David.

1 Par. 3-22 Cujus filii, Hattus... et Naaria, et Saphat

SAPHAT IV.

Janai et Saphat videntur fuisse duo duces tribus Gad, qui in Basan civitate regionis cognomine habitabant.

1 Par. 5-12 Janaï autem, et Saphat, in Basan

SAPHAT V.

Filius Adli. A David erat præpositus super boves qui pascebantur in vallibus Basan.

1 Par. 27-29 Super boves in vallibus, Saphat filius Adli

SAPHATHIA *vel* SAPHATIAS I.

Filius David ex Abital, natus in Hebron. Obscura mater, nec notior filius.

Reg. 3- 4 Et quintus Saphathia, filius Abital
1 Par. 3- 3 Quintum Saphatiam ex Abital

SAPHATIAS II.

Pater Mosollam, e stirpe Benjamin.

1 Par. 9- 8 Et Mosollam filius Saphatiæ, filii Rahuël

SAPHATIAS III.

Vir Haruphites, e tribu Juda, unus e triginta fortissimis in exercitu David.

1 Par. 12- 5 Baalia, et Samaria, et Saphatia Haruphites

SAPHATIAS IV.

Filius Maacha, princeps in tribu Simeon.

1 Par. 27-16 Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha

SAPHATIAS V.

Filius Josaphat regis Juda, fraterque Joram.

2 Par. 21- 2 Qui habuit fratres... Michaël et Saphatiam

SAPHATIAS VI.

Nathinæus princeps, cujus filii ascenderunt a captivitate cum Zorobabel.

1 Esdr. 2-57 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth
8- 8 De filiis Saphatiæ, Zebedia filius Michael
2 Esdr. 7- 9 Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo
-59 Filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth

SAPHATIAS VII.

Filius Malaleel, pater Amariæ, de filiis Juda.

2 Esdr. 11- 4 Filii Amariæ, filii Saphatiæ, filii Malaleel

SAPHATIAS VIII.

Filius Mathan, Jeremiæ prophetæ infensus; petebatque a rege Sedecia ut occideretur.

Jerem. 38- 1 Audivit autem Saphatias filius Mathan

SAPHIRA.

Uxor Ananiæ illius qui, Deo mentitus, ad verbum sancti Petri mortuus est.

Act. 5- 1 Ananias, cum Saphira uxore sua, vendidit agrum

SAPHON. *Urbs in tribu Gad.*

Josue. 13-27 Saphon reliquam partem regni Sehon regis

SAPIENS.

Gen. 41- 8 Conjectores Ægypti, cunctosque sapientes
-33 Ergo provideat rex virum sapientem
-39 Numquid sapientiorem... invenire potero?
Exod. 7-11 Vocavit autem Pharao sapientes
28- 3 Et loqueris cunctis sapientibus corde
35-10 Quisquis vestrum sapiens est, veniat
36- 1 Et Ooliab, et omnis vir sapiens
- 8 Feceruntque omnes corde sapientes
Deut. 1-13 Date ex vobis viros sapientes et gnaros
-15 Tulique de tribubus vestris viros sapientes
4- 6 En populus sapiens et intelligens
16-19 Munera excæcant oculos sapientum
Judic. 5-29 Una sapientior cæteris uxoribus ejus
2 Reg. 14- 2 Et tulit inde mulierem sapientem
-20 Tu autem, domine mi rex, sapiens es
20-16 Et exclamavit mulier sapiens de civitate
23- 8 Sedens in cathedra sapientissimus princeps
3 Reg. 2- 9 Vir autem sapiens es, ut scias quæ facies ei
3-12 Et dedi tibi cor sapiens et intelligens
4-31 Et erat sapientior cunctis hominibus: sapientior Ethan Ezrahita, et Heman
5- 7 Qui dedit David filium sapientissimum
1 Par. 15-22 Erat quippe valde sapiens
2 Par. 2-12 Qui dedit David regi filium sapientem
11-23 Quia sapientior fuit, et potentior super om.
1 Esdr. 8-16 Et Joiarib, et Elnathan, sapientes
2 Esdr. 8- 3 In consp. virorum et mulier. et sapientium
Tobiæ. 4-19 Consilium semper a sapiente perquire
Esth. 1-13 Interrogavit sapientes, qui ex more regio
6-13 Cui responderunt sapientes, quos habebat
Job. 5-13 Qui apprehendit sapientes in astutia eorum
9- 4 Sapiens corde est, et fortis robore
13- 5 Utin. taceretis, ut putaremini esse sapientes
15- 2 Numquid sapiens respondebit quasi in vent.
-18 Sapientes confitentur, et non abscondunt
17-10 Et non inveniam in vobis ullum sapientem
32- 9 Non sunt longævi sapientes, nec senes
34- 2 Audite, sapientes, verba mea, et eruditi
-34 Loquantur mihi, et vir sapiens audiat me
37-24 Omnes qui sibi videntur esse sapientes
Psal. 48-11 Cum viderit sapientes morientes
106-43 Quis sapiens et custodiet hæc? et intelliget
Prov. 1- 5 Audiens sapiens, sapientior erit: et intellig.
- 6 Verba sapientum, et ænigmata eorum
3- 7 Ne sis sapiens apud temetipsum: time Deum
-35 Gloriam sapientes possidebunt
8-33 Audite disciplinam, et estote sapientes
9- 8 Argue sapientem, et diliget te
- 9 Da sapienti occasion., et addetur ei sapientia
-12 Si sapiens fueris, tibimetipsi eris
10- 1 Filius sapiens lætificat patrem
- 5 Qui congregat in messe, filius sapiens est
- 8 Sapiens corde præcepta suscipit
-13 In labiis sapientis invenitur sapientia
-14 Sapientes abscondunt scientiam
11-29 Et qui stultus est, serviet sapienti
-30 Qui suscipit animas, sapiens est
12-15 Qui autem sapiens est, audit consilia
-18 Lingua autem sapientium sanitas est
13- 1 Filius sapiens, doctrina patris
-14 Lex sapientis fons vitæ, ut declinet a ruina
-20 Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit
14- 1 Sapiens mulier ædificat domum suam
- 3 Labia autem sapientium custodiunt eos
-15 Servo autem sapienti prosperi erunt actus
-16 Sapiens timet, et declinat a malo
-24 Corona sapientium, divitiæ eorum

Prov. 15- 2 Lingua sapientium ornat scientiam
- 7 Labia sapientium disseminabunt scientiam
-12 Qui se corripit : nec ad sapientes graditur
-14 Cor sapientis quærit doctrinam
-20 Filius sapiens lætificat patrem
-31 In medio sapientium commorabitur
16-14 Et vir sapiens placabit eam
-21 Qui sapiens est corde, appellabitur prudens
-23 Cor sapientis erudiet os ejus
17- 2 Servus sapiens dominabitur filiis stultis
-28 Stultus q. si tacuerit, sapiens reputabitur
18-15 Et auris sapientium quærit doctrinam
19-20 Ut sis sapiens in novissimis tuis
-25 Pestilente flagellato stultus sapientior erit
Si a. corripueris sapientem, intelliget discip.
20- 1 Quicumque his delectatur, non erit sapiens
- 5 Sed homo sapiens exhauriet illud
-26 Dissipat impios rex sapiens, et incurvat
21-11 Mulctato pestilente sapientior erit parvulus
Et si sectetur sapientem, sumet scientiam
-22 Civitatem fortium ascendit sapiens
22-17 Inclina aurem t., et audi verba sapientium
23-15 Fili mi, si sapiens fuerit animus t., gaudebit
-19 Audi, fili mi, et esto sapiens
-24 Qui sapientem genuit, lætabitur in eo
24- 5 Vir sapiens, fortis est: et vir doctus, robustus
-23 Hæc quoque sapientibus : Cognoscere pers.
25-12 Qui arguit sapientem, et aurem obedientem
26- 5 Responde stulto... ne sibi sapiens esse vid.
-12 Vidisti hominem sapientem sibi videri ?
-16 Sapientior sibi piger videtur septem viris
28- 7 Qui custodit legem, filius sapiens est
-11 Sapiens sibi videtur vir dives
29- 8 Sapientes vero avertunt furorem
- 9 Vir sapiens, si cum stulto contenderit
-11 Sapiens differt, et reservat in posterum
30-24 Et ipsa sunt sapientiora sapientibus
Eccle. 2-14 Sapientis oculi in capite ejus
-16 Non enim erit memoria sapientis similiter
-19 Ignoro, utrum sapiens an stultus futurus sit
4-13 Melior est puer pauper et sapiens, rege sene
6- 8 Quid habet amplius sapiens a stulto ?
7- 5 Cor sapientium ubi tristitia est, et cor stultor.
- 6 Melius est a sapiente corripi
- 8 Calumnia conturbat sapientem, et perdet
-20 Sapientia confortavit sapientem sup. decem
-24 Sapiens efficiar : et ipsa longius recessit a me
-30 Quis talis ut sapiens est ? et quis cognovit
8- 5 Tempus et responsionem cor sapientis intell.
-17 Etiam si dixerit sapiens se nosse, non poterit
9- 1 Sunt justi atque sapientes, et opera eorum
-11 Nec sapientium panem, nec doctor. divitias
-15 Inventusque est in ea vir pauper et sapiens
-17 Verba sapientium audiuntur in silentio
10- 2 Cor sapientis in dextera ejus, et cor stulti
-12 Verba oris sapientis gratia
12- 9 Cumque esset sapientissimus Ecclesiastes
-11 Verba sapientium sicut stimuli, et quasi clavi
Sap. 4-17 Videbunt e. finem sapientis, et non intellig.
6-26 Multitudo a. sapientium sanitas est orbis
Et rex sapiens stabilimentum populi est
Eccli. 3-31 Cor sapientis intelligitur in sapientia
-32 Sapiens cor, et intelligibile, abstinebit se
6-33 Si accommodaveris animum t., sapiens eris
-34 Et si dilexeris audire, sapiens eris
7- 5 Et penes regem noli velle videri sapiens
8- 9 Ne despicias narrationem presbyterorum sapientium
9-21 Et cum sapientibus et prudentibus tracta
10- 1 Judex sapiens judicabit populum suum
18-27 Homo sapiens in omnibus metuet
19- 2 Vin. et mulieres apostatare faciunt sapientes
20- 5 Est tacens, qui invenitur sapiens
- 7 Homo sapiens tacebit usque ad tempus
-13 Sapiens in verbis se ipsum amabilem facit
21-14 Non erudietur, qui non est sapiens in bono
-16 Scientia sapientis tanq. inundatio abundabit
-18 Verbum sapiens quodcumque audierit scius
-23 Vir autem sapiens vix tacite ridebit
-29 Et in corde sapientium os illorum
33- 2 Sapiens non odit mandata et justitias
37-25 Est sapiens, animæ suæ sapiens
-26 Vir sapiens plebem suam erudit
-29 Sapiens in populo hæreditabit honorem
38-35 Et unusquisque in arte sua sapiens est
39- 1 Sapientiam om. antiquor. exquiret sapiens
45-12 Viri sapientis, judicio et veritate præditi
50-30 Qui ponit illa in corde s., sapiens erit semper
Isai. 3- 3 Et consiliarium, et sapientem de architectis
5-21 Væ qui sapientes estis in oculis vestris
19-11 Sapientes consiliarii Pharaonis dederunt consilium insipiens
Filius sapientium ego, filius regum antiquor.
-12 Ubi nunc sunt sapientes tui ? annuntient
27-11 Et docentes eam : Non est e. populus sapiens

Isai. 29-14 Peribit enim sapientia a sapientibus ejus
31- 2 Ipse autem sapiens adduxit malum
40-20 Artifex sapiens quærit quomodo statuat
44-25 Convertens sapientes retrorsum
Jerem. 4-22 Sapientes sunt ut faciant mala
8- 8 Quomodo dicitis : Sapientes nos sumus
- 9 Confusi sunt sapientes, perterriti et capti s.
9-12 Quis est vir sapiens, qui intelligat hoc
-17 Et ad eas, quæ sapientes sunt, mittite
-23 Non glorietur sapiens in sapientia sua
10- 7 Inter cunctos sapientes.. nullus est similis tui
18-18 Neque (*peribit*) consilium a sapiente
23- 5 Et regnabit rex, et sapiens erit
50-35 Gladius... ad principes et ad sapientes ejus
51-57 Et inebriabo principes ejus et sapientes ej.
Ezech. 27- 8 Sapientes t., Tyre, facti sunt gubernatores t.
28- 3 Ecce sapientior es tu Daniele
Dan. 2-12 Præcepit ut perirent om. sapientes Babylon.
-13 Egressa sententia, sapientes interficiebantur
-14 Qui egressus fuerat ad interfic. sapientes
-18 Et non perirent... cum cæteris sapientibus
-21 Dat sapientiam sapientibus, et scientiam
-24 Quem constitueret rex ut perderet sapientes
Sic ei locutus est: Sapientes Babyl. ne perdas
-27 Sapientes... et aruspices nequeunt indicare
-48 Constituit eum... super cunctos sapientes
4- 3 In conspectu meo cuncti sapientes Babylon.
-15 Quia omnes sapientes regni mei non queunt
5- 7 Et proloquens rex, ait sapientibus Babylonis
- 8 Tunc ingressi omnes sapientes regis
-15 Introgressi sunt in conspectu meo sapientes
Osee. 13-13 Ipse filius non sapiens : nunc enim non stabit
14-10 Quis sapiens, et intelliget ista ?
Abdiæ. - 8 Perdam sapientes de Idumæa
Matth. 7-24 Assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit
11-25 Abscondisti hæc a sapientibus et prudentib.
23-34 Ego mitto ad vos prophetas et sapientes
25- 8 Fatuæ a. sapientibus dixerunt : Date nobis
Luc. 10-21 Quod abscondisti hæc a sapientibus
Rom. 1-14 Sapientibus et insipientibus debitor sum
-22 Dicentes enim se esse sapientes
11-25 Ut non sitis vobis ipsis sapientes
16-19 Sed volo vos sapientes esse in bono
-27 Soli sapienti Deo, per Jesum Christum
1 Cor. 1-19 Perdam sapientiam sapientium
-20 Ubi sapiens? ubi scriba ? ubi conquisitor ?
-25 Quod stultum est Dei, sapientius est homin.
-26 Non multi sapientes secundum carnem
-27 Elegit Deus, ut confundat sapientes
3-10 Ut sapiens architectus fundamentum posui
-18 Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat ut sit sapiens
-19 Comprehendam sapientes in astutia eorum
-20 Dominus novit cogitationes sapientium
6- 5 Sic non est inter vos sapiens quisquam
2 Cor. 11-19 Cum sitis ipsi sapientes
-23 (Ut minus sapiens dico) plus ego
Ephes. 5-16 Sed ut sapientes : redimentes tempus
Jacob. 3-13 Quis sapiens et disciplinatus inter vos ?

SAPIENTER.

Gen. 41-15 Quæ audivi te sapientissime conjicere
Exod. 1-10 Venite, sapienter opprimamus eum
2 Reg. 20-22 Et locuta est eis sapienter
4 Reg. 18- 7 In cunctis... sapienter se agebat
Psal. 46- 8 Rex omnis terræ Deus : psallite sapienter
57- 6 Et venefici incantantis sapienter
Prov. 28-26 Qui a. graditur sapienter, ipse salvabitur
Eccle. 1-13 Quærere et investigare sapienter
-16 Mens mea contemplata est multa sapienter
Eccli. 18-29 Sensati... et ipsi sapienter egerunt
Marc. 12-34 Videns quod sapienter respondisset

SAPIENTIA.

Exod. 31- 3 Et implevi eum spiritu Dei, sapientia
- 6 In corde omnis eruditi posui sapientiam
35-31 Implevitq. eum... sapientia et intelligentia
-35 Ambos erudivit sapientia, ut faciant
36- 1 Quibus dedit Dominus sapientiam
- 2 Virum, cui dederat Dominus sapientiam
Deut. 4- 6 Hæc est enim vestra sapientia
34- 9 Josue... repletus est spiritu sapientiæ
2 Reg. 14-20 Sicut habet sapientiam Angelus Dei
3 Reg. 2- 6 Facies ergo juxta sapientiam tuam
3-11 Sed postulasti tibi sapientiam
-28 Videntes sapientiam Dei esse in eo
4-29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni
-30 Præcedebat sapientia Salomonis sapientiam omnium Orientalium
-34 Ad audiendam sapientiam Salomonis
Qui audiebant sapientiam ejus
5-12 Dedit quoq. Dominus sapientiam Salomoni
7-14 Et plenum sapientia et intelligentia
10- 4 Videns a... omnem sapientiam Salomonis
- 7 Super sermonib. tuis et super sapientia tua

3 Reg. 10- 7 Major est sapientia et opera tua
- 8 Beati... qui... audiunt sapientiam tuam
-23 Magnificatus est... divitiis et sapientia
-24 Ut audiret sapientiam ejus
11-41 Omnia quæ fecit, et sapientia ejus
2 Par. 1-10 Da mihi sapientiam et intelligentiam
-11 Petisti autem sapientiam et scientiam
-12 Sapientia et scientia data sunt tibi
9- 3 Quæ postq. vidit, sapientiam scil. Salomonis
- 5 In terra mea de virtutibus et sapientia tua
- 6 Et probassem vix medietatem sapientiæ tuæ
- 7 Beati... qui... audiunt sapientiam tuam
-23 Ut audirent sapientiam, quam dederat Deus
1 Esdr. 7-25 Esdra, secundum sapientiam Dei tui
Judith. 11-18 Et mirabantur sapientiam ejus
Esth. 13- 3 Qui sapientia et fide cæteros præcellebat
Job. 4-21 Morientur, et non in sapientia
11- 6 Ut ostenderet tibi secreta sapientiæ
12- 2 Et vobiscum morietur sapientia ?
-12 In antiquis est sapientia
-13 Apud ipsum est sapientia, et fortitudo
-16 Apud ipsum est fortitudo, et sapientia
15- 8 Et inferior te erit ejus sapientia ?
26- 3 Forsitan illi, qui non habet sapientiam
28-12 Sapientia vero ubi invenitur ?
-18 Trahitur autem sapientia de occultis
-20 Unde ergo sapientia venit ?
-28 Ecce timor Domini, ipsa est sapientia
32- 7 Et annorum multitudo doceret sapientiam
-10 Ostendam vobis etiam ego m. sapientiam
-13 Ne forte dicatis : Invenimus sapientiam
33-33 Tace, et docebo te sapientiam
38-36 Quis posuit in visceribus hom. sapientiam ?
39-17 Privavit enim eam Deus sapientia
-26 Numquid per sapientiam tuam plumescit
Psal. 18- 8 Sapientiam præstans parvulis
36-30 Os justi meditabitur sapientiam
48- 4 Os meum loquetur sapientiam
50- 8 Et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi
89-12 Dexteram tuam sic notam fac, et eruditos corde in sapientia
103-24 Omnia in sapientia fecisti : impleta est terra
106-27 Et omnis sapientia eorum devorata est
110-10 Initium sapientiæ timor Domini
146- 5 Et sapientiæ ejus non est numerus
Prov. 1- 2 Ad sciendam sapientiam et disciplinam
- 7 Timor Domini, principium sapientiæ
Sapientiam atq. doctrinam stulti despiciunt
-20 Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem
2- 2 Ut audiat sapientiam auris tua : inclina cor
- 3 Si e. sapientiam invocaveris, et inclinaveris
- 6 Quia Dominus dat sapientiam
-10 Si intraverit sapientia cor tuum
3-13 Beatus homo, qui invenit sapientiam
-19 Dominus sapientia fundavit terram
-20 Sapientia illius eruperunt abyssi, et nubes
4- 5 Posside sapientiam, posside prudentiam
- 7 Principium sapientiæ, posside sapientiam
-11 Viam sapientiæ monstrabo tibi, ducam te
5- 1 Fili mi, attende ad sapientiam meam
6- 6 Et considera vias ejus, et disce sapientiam
7- 4 Dic sapientiæ, Soror mea es
8- 1 Numquid non sapientia clamitat ?
-11 Melior est e. sapientia cunctis pretiosissimis
-12 Ego sapientia habito in consilio
9- 1 Sapientia ædificavit sibi domum, excidit
- 9 Da sapienti occas., et addetur ei sapientia
-10 Principium sapientiæ, timor Domini
10-13 In labiis sapientis invenitur sapientia
-23 Sapientia autem est viro prudentia
-31 Os justi parturiet sapientiam
11- 2 Ubi autem est humilitas, ibi et sapientia
13-10 Qui autem agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia
14- 6 Quærit derisor sapientiam, et non invenit
- 8 Sapientia callidi est intelligere viam suam
-33 In corde prudentis requiescit sapientia
15-33 Timor Domini, disciplina sapientiæ
16-16 Posside sapientiam, quia auro melior est
17-16 Cum sapientiam emere non possit
-24 In facie prudentis lucet sapientia
18- 4 Et torrens redundans fons sapientiæ
21-30 Non est sapientia, non est prudentia
23-23 Veritatem eme, et noli vendere sapientiam
24- 3 Sapientia ædificabitur domus, et prudentia
- 7 Excelsa stulto sapientia, in porta non aperiet
-14 Sic et doctrina sapientiæ animæ tuæ
27-11 Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meum
28- 2 Propter hominis sapientiam... vita dulcis
29- 3 Vir, qui amat sapientiam, lætificat patrem s.
-15 Virga atque correptio tribuit sapientiam
30- 2 Et sapientia hominum non est mecum
- 3 Non didici sapientiam : et non novi scient.
31-26 Os suum aperuit sapientiæ
Eccle. 1-16 Et præcessi omnes sapientia, qui fuerunt

Eccle. 1-18 Quod in multa sapientia multa sit indignatio
2- 3 Ut animum m. transferrem ad sapientiam
- 9 Sapientia quoque perseveravit mecum
-12 Transivi ad contemplandam sapientiam
-13 Quod tant. præcederet sapientia stultitiam
-15 Quod majorem sapientiæ dedi operam
-21 Cum alius laboret in sapientia et doctrina
-26 Homini bono...dedit Deus sapientiam
-12 Utilior est sapientia cum divitiis
-13 Sicut e. protegit sapientia, sic protegit pec.
Hoc autem plus habet eruditio, et sapientia
-20 Sapientia confortavit sapientem sup. decem
-24 Cuncta tentavi in sapientia
-26 Quærerem sapientiam et rationem
8- 1 Sapientia hominis lucet in vultu ejus
-16 Et apposui cor meum ut scirem sapientiam
9-10 Sapientia, nec scientia erunt apud inferos
-13 Hanc quoque sub sole vidi sapientiam
-15 Et liberavit urbem per sapientiam suam
-16 Meliorem esse sapientiam fortitudine
Quomodo ergo sapientia pauperis contempta est?
-18 Melior est sapientia, quam arma bellica
10- 1 Pretiosior est sapientia et gloria
-10 Et post industriam sequetur sapientia
Sap. 1- 4 In malevolam animam non introibit sapientia
- 6 Benignus est enim spiritus sapientiæ
8-11 Sapientiam enim et disciplinam qui abjicit
-15 Et quæ non concidat radix sapientiæ
6- 1 Melior est sapientia quam vires
-10 Ut discatis sapientiam, et non excidatis
-13 Et quæ nunquam marcescit sapientia
-21 Concupiscentia itaque sapientiæ deducit
-22 O reges populi, diligite sapientiam
-23 Diligite lumen sapientiæ, omnes
-24 Quid est a. sapientia, et quemadmod. facta
-25 Talis homo non erit particeps sapientiæ
7- 7 Et venit in me spiritus sapientiæ
-12 Quoniam antecedebat me ista sapientia
-15 Quoniam ipse sapientiæ dux est
-16 Et sermones nostri, et omnis sapientia
-21 Omnium e. artifex docuit me sapientia
-24 Omnibus... mobilior est sapientia
-28 Nisi eum, qui cum sapientia inhabitat
-30 Sapientiam autem non vincit malitia
8- 5 Quid sapientia locupletius, quæ operatur
-17 Immortalitas est in cognatione sapientiæ
-18 Et in certamine loquelæ illius sapientia
-21 Nisi Deus det, et hoc ipsum erat sapientiæ
9- 2 Et sapientia tua constituisti hominem
- 4 Da mihi... assistricem sapientiam
- 6 Si ab illo abfuerit sapientia tua
-17 Nisi tu dederis sapientiam, et miseris
-19 Nam per sapientiam sanati sunt
10- 4 Cum aqua deleret terram, sanavit iterum sapientia
- 8 Sapientiam e. prætereuntes... lapsi sunt
- 9 Sapientia autem hos, qui se observant
-12 Quoniam omnium potentior est sapientia
-21 Quoniam sapientia aperuit os mutorum
14- 2 Et artifex sapientia fabricavit sua
- 5 Ut non essent vacua sapientiæ tuæ opera
17- 7 Et sapientiæ gloriæ correptio cum contum.
Prolog. Eccli. Sapientia demonstrata est
Laudare Israel doctrinæ et sapientiæ causa
Quæ ad doctrinam et sapientiam pertinent
Sequentes imaginem sapientiæ, deficere
Eccli. 1- 1 Omnis sapientia a Domino Deo est
- 3 Sapientiam Dei præcedentem omnia
- 4 Prior omnium creata est sapientia
- 5 Fons sapientiæ verbum Dei in excelsis
- 6 Radix sapientiæ cui revelata est
- 7 Disciplina sapientiæ cui revelata est
-14 Dilectio Dei honorabilis sapientia
-16 Initium sapientiæ, timor Domini
-20 Plenitudo sapientiæ est timere Deum
-22 Corona sapientiæ, timor Domini
-24 Scientiam... sapientia compartietur
-25 Radix sapientiæ est timere Dominum
-26 In thesauris sapientiæ intellectus
Execratio autem peccatoribus sapientia
-31 In thesauris sapientiæ significatio disciplinæ
-33 Fili, concupiscens sapientiam, conserva
-34 Sapientia enim et disciplina timor Domini
3- 1 Filii sapientiæ, ecclesia justorum
-31 Cor sapientis intelligitur in sapientia
Audiet cum o. concupiscentia sapientiam
4-12 Sapientia filiis suis vitam inspirat
-28 Non abscondas sapientiam tuam in decore
-29 In lingua enim sapientia dignoscitur
5-13 Et cum sapientia proferas responsum
6-18 Et usque ad canos invenies sapientiam
-21 Quam aspera est nimium sapientia indoctis
-23 Sapientia enim doctrinæ secundum nomen

Eccli. 6-35 Et sapientiæ illorum ex corde conjungere
-37 Et concupiscentia sapientiæ dabitur tibi
8-10 Ab ipsis enim disces sapientiam
9-24 Princeps populi in sapientia sermonis s.
11- 1 Sapientia humiliati exaltabit caput
-15 Sapientia et disciplina, et scientia legis
13-11 Noli esse humilis in sapientia tua
14-22 Beatus vir, qui in sapientia morabitur
15- 3 Et aqua sapientiæ salutaris potabit illum
- 5 Adimplebit illum spiritu sapientiæ
-10 Quoniam a Deo profecta est sapientia
Sapientiæ enim Dei astabit laus
-19 Quoniam multa sapientia Dei
16-25 Et scrutabor enarrare sapientiam
18-28 Omnis astutus agnoscit sapientiam
19-18 Quia omnis sapientia timor Dei
Et in omni sapientia dispositio legis
-19 Et non est sapientia nequitiæ disciplina
-20 Et est insipiens qui minuitur sapientia
-21 Melior est homo, qui minuitur sapientia
20-32 Sapientia absconsa, et thesaurus invisus
-33 Quam homo qui abscondit sapientiam s.
21-13 Consummatio timoris Dei, sapientia
-15 Est a. sapientia, quæ abundat in malo
-17 Et omnem sapientiam non tenebit
-21 Tanq. domus exterm., sic fatuo sapientia
22- 6 Et doctrina in omni tempore sapientia
- 9 Qui enarrat stulto sapientiam
23- 2 In corde meo doctrinam sapientiæ
24- 1 Sapientia laudabit animam suam
-35 Qui implet quasi Phison sapientiam
-40 Ego Sapientia effudi flumina
-46 Et relinquam illam quærentibus sapientiam
25- 7 Quam speciosa veteranis sapientia
-13 Quam magnus, qui invenit sapientiam
27-12 Homo sanctus in sapientia manet
32- 6 Importune noli extolli in sapientia tua
34- 8 Et sapientia in ore fidelis complanabitur
37-24 Omni enim sapientia defraudatus est
38-25 Sapientia scribæ in tempore vacuitatis
Qui minoratur actu, sapientiam percipiet
Qua sapientia replebitur
39- 1 Sapientiam omnium antiquorum exquiret
- 9 Mittet eloquia sapientiæ suæ
-12 Collaudabunt multi sapientiam ejus
-14 Sapientiam ejus enarrabunt gentes
40-20 Et super utraque dilectio sapientiæ
41-17 Sapientia enim abscondita, et thesaurus
-18 Homo qui abscondit sapientiam suam
42-21 Magnalia sapientiæ suæ decoravit
43-37 Et pie agentibus dedit sapientiam
44-15 Sapientiam ipsorum narrent populi
45-31 Ut daret sapientiam in cor nostrum
47-16 Et impletus es, quasi flumen, sapientia
50-29 Doctrinam sapientiæ et disciplinæ scripsit
Qui renovavit sapientiam de corde suo
51-18 Quæsivi sapientiam palam in oratione m.
-22 Multam inveni in me ipso sapientiam
-23 Danti mihi sapientiam, dabo gloriam
Isai. 10-13 Feci, et in sapientia mea intellexi
11- 2 Et requiescet... spiritus sapientiæ
29-14 Peribit enim sapientia a sapientibus ejus
33- 6 Divitiæ salutis sapientia et scientia
-19 Linguæ ejus, in quo nulla est sapientia
40-28 Nec est investigatio sapientiæ ejus
47-10 Sapientia tua et scientia tua hæc decepit
Jerem. 8- 9 Et sapientia nulla est in eis
9-23 Non glorietur sapiens in sapientia sua
10-12 Qui... præparat orbem in sapientia sua
49- 7 Numq. non ultra est sapientia in Theman?
Inutilis facta est sapientia eorum
51-15 Præparavit orbem in sapientia sua
Baruc. 3-12 Dereliquisti fontem sapientiæ
-23 Viam autem sapientiæ nescierunt
-28 Quoniam non habuerunt sapientiam
Ezech. 28- 4 In sapientia et prudentia tua fecisti
- 5 In multitudine sapientiæ tuæ
- 7 Super pulchritudinem sapientiæ tuæ
-12 Plenus sapientia, et perfectus decore
-17 Perdidisti sapientiam tuam in decore tuo
Dan. 1- 4 Decoros forma, et eruditos omni sapientia
-17 Disciplinam, in omni libro et sapientia
-20 Et omne verbum sapientiæ et intellectus
2-20 Quia sapientia et fortitudo ejus sunt
-21 Dat sapientiam sapientibus, et scientiam
-23 Quia sapientiam et fortitudinem dedisti mihi
-30 Mihi quoque non in sapientia, quæ est in me
5-11 Scientia et sapientia inventæ sunt in eo
-14 Scientia intelligentiaque ac sapientia
Zach. 9- 2 Assumpserunt quippe sibi sapientiam valde
2 Mac. 2- 9 Magnifice etenim sapientiam tractabat
Ut sapientiam habens, obtulit sacrificium
7-21 Hortabatur voce... repleta sapientia
Matth. 11-19 Justificata est sapientia a filiis suis
12-42 Venit... audire sapientiam Salomonis

Matth. 13-54 Unde huic sapientia hæc, et virtutes?
Marc. 6- 2 Quæ est sapientia, quæ data est illi?
Luc. 2-40 Et confortabatur, plenus sapientia
-52 Et Jesus proficiebat sapientia
7-35 Et justificata est sapientia ab omnibus
11-31 Venit... audire sapientiam Salomonis
-49 Propterea et sapientia Dei dixit: Mittam
21-15 Ego enim dabo vobis os et sapientiam
Act. 6- 3 Plenos Spiritu sancto et sapientia
-10 Et non poterant resistere sapientiæ
7-10 Et dedit ei gratiam et sapientiam
-22 Eruditus est... omni sapientia Ægyptiorum
Rom. 8- 7 Quoniam sapientia carnis inimica est Deo
11-33 O altitudo divitiarum sapientiæ
1 Cor. 1-17 Non in sapientia verbi, ut non evacuetur
-19 Perdam sapientiam sapientium
-20 Nonne stultam fecit Deus sapientiam
-21 Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum
-22 Et Græci sapientiam quærunt
-24 Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam
-30 Qui factus est nobis sapientia a Deo
2- 1 Non in sublimitate sermonis aut sapientiæ
- 4 In persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis
- 5 Fides vestra non sit in sapientia hominum
- 6 Sapientiam autem loquimur inter perfectos
Sapientiam vero non hujus sæculi
- 7 Sed loquimur Dei sapientiam
-13 Non in doctis humanæ sapientiæ verbis
3-19 Sapientia enim hujus mundi, stultitia est
12- 8 Per Spiritum datur sermo sapientiæ
2 Cor. 1-12 Et non in sapientia carnali, sed in gratia
Ephes. 1- 8 In omni sapientia et prudentia
-17 Det vobis spiritum sapientiæ et revelationis
3-10 Innotescat... multiformis sapientia Dei
Colos. 1- 9 In omni sapientia et intellectu spiritali
-28 Et docentes... in omni sapientia
2- 3 Omnes thesauri sapientiæ et scientiæ
-23 Rationem quidem habentia sapientiæ
3-16 Habitet... abundanter, in omni sapientia
4- 5 In sapientia ambulate ad eos
Jacob. 1- 5 Si quis autem vestrum indiget sapientia
3-13 Ostendat... in mansuetudine sapientiæ
-15 Non est e. ista sapientia desursum descend.
-17 Quæ autem desursum est sapientia
2 Petr. 3-15 Secundum datam sibi sapientiam scripsit
Apoc. 5-12 Accipere... divinitatem et sapientiam
7-12 Claritas, et sapientia, et gratiarum actio
13-18 Hic sapientia est. Qui habet intellectum
17- 9 Et hic est sensus, qui habet sapientiam

SAPIO.

Deut. 32-29 Utinam saperent, et intelligerent
2 Esdr. 10-29 Omnes qui poterant sapere spondentes
Psal. 93- 8 Et stulti, aliquando sapite
Eccle. 7-17 Neque plus sapias quam necesse est
Matth. 16-23 Quia non sapis ea quæ Dei sunt
Marc. 8-33 Quoniam non sapis quæ Dei sunt
Rom. 8- 5 Quæ carnis sunt, sapiunt
11-20 Noli altum sapere, sed time
12- 3 Non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem
-16 Non alta sapientes, sed humilibus
14- 6 Qui sapit diem, Domino sapit
15- 5 Det vobis idipsum sapere in alterutrum
1 Cor. 13-11 Sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvul.
2 Cor. 13-11 Exhortamini, idem sapite, pacem habete
Galat. 5-10 Confido... quod nihil aliud sapietis
Philip. 2- 2 Implete gaudium meum, ut idem sapiatis
3-15 Et si quid aliter sapitis, et hoc vobis
-16 Ad quod pervenimus, ut idem sapiamus
-19 In confusione ipsorum qui terrena sapiunt
4- 2 Deprecor, idipsum sapere in Domino
Colos. 3- 2 Quæ sursum sunt sapite
1 Tim. 6-17 Divitibus... præcipe non sublime sapere

SAPOR.

Num. 11- 8 Faciens.. tortulas saporis quasi panis oleati
Job. 12-11 Et fauces comedentis, saporem
Sap. 16- 2 Quibus dedisti... novum saporem
-20 Et omnis saporis suavitatem

SAPPHIRINUS.

Exod. 24-10 Quasi opus lapidis sapphirini

SAPPHIRUS.

Exod. 28-18 In secundo carbunculus, sapphirus, et jaspis
39-11 In secundo carbunculus, sapphirus, et jaspis
Tobiæ. 13-21 Portæ Jerusalem ex sapphiro et smaragdo
Job. 28- 6 Locus sapphiri lapides ejus
-16 Nec lapidi sardonycho pretioso, vel sapphiro
Cant. 5-14 Venter ejus... distinctus sapphiris
Isai. 54-11 Et fundabo te in sapphiris
Thren. 4- 7 Rubicundiores... sapphiro pulchriores
Ezech. 1-26 Quasi aspectus lapidis sapphiri

Ezech. 10- 1 Quasi lapis sapphirus, quasi species
28-13 Beryllus, sapphirus, et carbunculus
Apoc. 21-19 Primum, jaspis : secundum, sapphirus

SARA I *vel* SARAI.

Anno mundi 2049, ante J. Ch. 2005. Soror Lot et Melchæ uxoris Nachor, nata decem annis post Abraham, in urbe Ur Chaldæorum, an. 393 post diluvium. Erat Saraï neptis Thare ex filio Aran, et alio nomine Jescha vocabatur, ut patet ex Gen. cap. 11-29. Erat ergo filia fratris mariti sui. Cum esset sterilis Sara, præbuit ipsa ancillam suam Agar Ægyptiam marito suo, quæ peperit Ismaelem. Respexit autem Dominus ad preces Saræ, aperuit vulvam ejus; quæ concepit et peperit in senectute sua filium nomine Isaac. Vixit Sara centum viginti septem annis, et mortua est in civitate Arbee, quæ est Hebron, in terra Chanaan, et sepulta est in spelunca agri duplici quem emerat Abraham ab Ephron, ubi etiam sepulti sunt Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob, et Lia uxor Jacob.

Gen. 11-29 Nomen uxoris Abram, Saraï
-30 Erat autem Saraï sterilis
-31 Tulit itaque... et Saraï nurum suam
12- 5 Tulitque Saraï uxorem suam
-11 Dixit Saraï uxori suæ : Novi quod pulchra
-17 Propter Saraï uxorem Abram
16- 1 Igitur Saraï, uxor Abram, non genuerat
- 5 Dixitque Saraï ad Abram : Inique agis
- 6 Affligente igitur eam Saraï, fugam iniit
- 8 Agar, ancilla Saraï, unde venis?
Respondit : A facie Saraï dom. m. ego fugio
17-15 Saraï uxorem tuam non vocabis Saraï, sed Saram
-17 Et Sara nonagenaria pariet ?
-19 Sara uxor tua pariet tibi filium
-21 Quem pariet tibi Sara tempore isto
18- 6 Festinavit Abraham in tabernac. ad Saram
- 9 Dixerunt ad eum : Ubi est Sara uxor tua?
-10 Et habebit filium Sara uxor tua
Sara risit post ostium tabernaculi
-11 Et desierant Saræ fieri muliebria
-13 Quare risit Sara, dicens : Num vere paritura
-14 Revertar... et habebit Sara filium
-15 Negavit Sara, dicens : Non risi
20- 2 Dixitque de Sara uxore sua : Soror mea est
-14 Redditque illi Saram uxorem suam
-16 Saræ a. dixit : Ecce mille argenteos dedi
-18 Propter Saram uxorem Abrahæ
21- 1 Visitavit autem Do. Saram, sicut promiserat
- 3 Nomen filii sui, quem genuit ei Sara, Isaac
- 6 Dixitque Sara : Risum fecit mihi Deus
- 7 Quod Sara lactaret filium, quem peperit
- 9 Cumque vidisset Sara filium Agar
-12 Omnia quæ dixerit tibi Sara, audi
23- 1 Vixit a. Sara centum viginti septem annis
-19 Ita sepelivit Abraham Saram uxorem
24-36 Et peperit Sara uxor domini mei
-67 Introduxit eam in tabernaculum Saræ
25-10 Sepultus est ipse, et Sara uxor ejus
-12 Peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ
49-31 Sepelierunt eum et Saram uxorem ejus
Isai. 51- 2 Et ad Saram, quæ peperit vos
Rom. 4-19 Et emortuam vulvam Saræ
9- 9 Veniam, et erit Saræ filius
Hebr. 11-11 Fide et ipsa Sara sterilis virtutem... accepit
1 Petr. 3- 6 Sicut Sara obediebat Abrahæ

SARA II. *Filia Aser filii Jacob.*

Gen. 46-17 Filii Aser : Jamne... Sara q. soror eorum
Num. 26-46 Nomen autem filiæ Aser, fuit Sara
1 Par. 7-30 Filii Aser : Jemna... et Sara soror eorum

SARA III.

Filia Ephraïm, quæ ædificavit Bethoron inferiorem et superiorem, et Ozensara.

1 Par. 7-24 Filia autem ejus fuit Sara, quæ ædificavit

SARA IV.

Filia Raguelis, quæ jam tradita fuerat septem viris, et dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos, pro qua re passa est improperium ab ancilla patris sui; sed eam reservabat Dominus Tobiæ juniori, cujus facta est uxor ministerio Angeli Raphael.

Tobiæ. 3- 7 Contigit, ut Sara filia Raguëlis
6-11 Et hic habet filiam nomine Saram
7- 8 Anna... et Sara ips. filia, lacrymatæ sunt
-10 Et promittas mihi dare Saram filiam t.
-19 Et introduxit illuc Saram filiam suam
8- 4 Sara, exurge, et deprecemur Deum hodie
-10 Dixit q. Sara : Miserere nobis, Domine
10-10 Tradidit ei Saram et dimidiam partem
11-18 Ingressa est etiam post septem dies Sara
Tobiæ. 12 14 Misit me Dom. ut... Saram... liberarem

SARAA.

Urbs in campestribus Judææ primum describitur; e qua tribu excerpta, tribui Dan postea data est. Manue et uxor ejus sterilis in Saraa manebant, et dum aliquoties sacrificabant, Samson nasciturus ab Angelo prædicitur, semel atque iterum matri, et deinde patri. Saraa est inter urbes quas Roboam muris firmavit.

Josue. 19-41 Fuit terminus possessionis ejus Saraa
Judic. 13- 2 Erat autem quidam vir de Saraa
-25 In castris Dan, inter Saraa et Esthaol
16-31 Sepelierunt inter Saraa et Esthaol
18- 2 Miserunt... quinque viros fortiss. de Saraa
- 8 Reversiq. ad fratres suos in Saraa et Esth.
-11 De cognatione Dan, id est, de Saraa et Esth.
2 Par. 11-10 Saraa quoque, et Ajalon, et Hebron
2 Esdr. 11-29 Et in Remmon, et in Saraa, et in Jerimuth

SARABALA.

Dan. 3-94 Et sarabala eorum non fuissent immutata

SARABIA.

Sacerdos qui ascendit de captivitate Babylonis cum Esdra.

1 Esdr. 8-18 Et Sarabiam, et filios ejus, et fratres ejus
-24 Separavi de principibus sacerd... Sarabiam

SARAI. *Unus e filiis Bani.*

1 Esdr. 10-40 Et Mechnedebaï, Sisaï, Saraï

SARAI.

Videtur esse nomen loci; habet enim Hebr. Sorhi vel Atsorhi. Juxta autem LXX, nomen esset viri proprium.

1 Par. 2-54 Et dimidium requietionis Saraï

SARAIA I *vel* **SARAIAS**. *Scriba David.* — **SARAIA II**. *Summus sacerdos, qui captivus ductus est a Nabuzardan, post Jerusalem dirutam.* — **SARAIA III**. *Princeps militiæ qui venit ad Godoliam, quem Nabuchodonosor præfectum constituerat super Judæos in Judæa relictos. Filius erat Thanehumeth. Vocatur autem Sareas in Jerem. 40-8.* — **SARAIA IV**. *Filius Neriæ filii Naasiæ. Captivus ductus est in Babylonem cum Sedecia.* — **SARAIA V**. *Filius secundus Cenez, frater Othoniel, e tribu Juda.* — **SARAIA VI**. *Unus e principibus qui ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.* — **SARAIA VII**. *Filius Helciæ filii Mosollam.* — **SARAIA VIII**. *Summus sacerdos, filius Azariæ, paterque Josedec.*

2 Reg. 8-17 Erant sacerdotes : et Saraïas, scriba
4 Reg. 25-18 Tulit... Saraïam sacerdotem primum
-23 Saraïa filius Thanehumeth Netophathites
1 Par. 4-13 Filii a. Cenez, Othoniel, et Saraïa
-14 Saraïa autem genuit Joab
-35 Jehu filius Josabiæ, filii Saraïæ, filii Asiel
6-14 Azarias genuit Saraïam, et Saraïas genuit Josedec
1 Esdr. 2- 2 Cum Zorobabel, Josuë, Nehemia, Saraïa
7- 1 Esdras filius Saraïæ, filii Azariæ
2 Esdr. 10- 2 Saraïas, Azarias, Jeremias
11-11 Saraïa filius Helciæ, filius Mosollam
12- 1 Et Josuë : Saraïa, Jeremias, Esdras
-12 Saraïæ, Maraïa : Jeremiæ, Hanania
Jerem. 36-26 Et Saraïæ filio Ezriel, et Selemiæ
51-59 Saraïæ filio Neriæ filii Maasiæ
Saraïas a. erat princeps prophetiæ
-61 Et dixit Jeremias ad Saraïam
52-24 Tulit... Saraïam sacerdotem primum

SARAIM. *Urbs in tribu Juda.*

Josue. 15-36 Et Saraïm, et Adithaïm, et Gedera
1 Reg. 17-52 Ceciderunt q. vulnerati de Phil. in via Saraïm

SARAITÆ.

1 Par. 2-53 Ex his egressi sunt Saraïtæ et Esthaolitæ

SARAR. *Pater Ajam, Arorites.*

2 Reg. 23-33 Ajam filius Sarar Arorites

SARASAR I.

Filius secundus Sennacherib regis Assyriæ. Cum adoraret Sennacherib in templo Nesroch deum suum, Adramelech et Sarasar filii ejus percusserunt eum gladio, et fugerunt.

4 Reg. 19-37 Adramel. et Sarasar filii ejus percusserunt
Isai. 37-38 Adramel. et Sarasar filii ejus percusserunt

SARASAR II.

Nomen principis cujusdam qui misit nuntios in Jerusalem ad sacerdotes, ut orarent in templo, et responsum ab eis referrent an flendum esset in mense quinto, et jejunandum.

Zach. 7- 7 Sarasar, et Rogommelech, et viri

SARATHASAR.

Civitas in tribu Ruben, in monte Bethphogor.

Josue. 13-19 Sabama, et Sarathasar in monte convallis

SARATHI. *Intelliguntur viri Saraa.*

1 Par. 4- 2 Hæ cognationes Sarathi

SARCINA.

1 Reg. 17-22 Sub manu custodis ad sarcinas
25-13 Porro ducenti remanserunt ad sarcinas
30-24 Æqua e. pars erit... remanentis ad sarcinas
Eccli. 21-19 Narratio fatui quasi sarcina in via
Luc. 11-46 Uno digito vestro non tangitis sarcinas

SARCINULA.

Judic. 19-17 Vidit... hominem cum sarcinulis suis
Ruth. 2- 9 Sed etiam si sitieris, vade ad sarcinulas

SARCIO.

2 Par. 34-10 Ut... infirma quæque sarcirent

SARCULUM.

1 Reg. 13-20 Ut exacueret unusq... securim et sarculum
Isai. 7-25 Omnes montes, qui in sarculo sarrientur

SARDINIS.

Apoc. 4- 3 Similis erat aspectui lapidis...sardinis

SARDIS.

Hujus urbis mentio est tantum in Apocalypsi, ubi de septem Asiæ Ecclesiis, quarum una Sardis vel Sardes. Urbs est in Asia, sive in Lydia Asiæ Minoris parte, metropolis.

Apoc. 1-11 Et Sardis, et Philadelphiæ, et Laodiciæ
3- 1 Et Angelo Ecclesiæ Sardis scribe
- 4 Sed habes pauca nomina in Sardis

SARDIUS.

Exod. 28-17 In primo versu erit lapis sardius
39-10 In primo versu erat sardius, topazius
Ezech. 28-13 Sardius, topazius, et jaspis, chrysol.
Apoc. 21-20 Quintum, sardonyx : sextum, sardius

SARDONYCHUS.

Job. 28-16 Non conferetur... lapidi sardonycho

SARDONYX.

Apoc. 21-20 Quintum, sardonyx : sextum, sardius

SAREA. *Eadem quæ Saraa dicitur.*

Josue. 15-33 In campestr... Estaol, et Sarea, et Asena

SAREAS. *Filius Thanehumeth.*

Jerem. 40- 8 Sareas filius Thanehumeth, et filii Ophi

SAREBIAS. *Idem est cum Sarabia.*

2 Esdr. 9- 4 Bonni, Sarebias, Bani, et Chanani
12- 8 Sarebia, Juda, Mathanias

SARED. *Filius primogenitus Zabulon.*

Gen. 46-14 Filii Zabulon : Sared, et Helon, et Jahelel
Num. 26-26 Sared, a quo familia Sareditarum

SAREDA. *Patria regis Jeroboam.*

3 Reg. 11-26 Jeroboam...Ephrathæus, de Sareda

SAREDATHA.

Locus juxta Sochot; idem est cum Sarthan.

2 Par. 4 -17 Fudit ea rex... inter Sochot et Saredatha

SAREDITÆ.

Num. 26-26 Sared, a quo familia Sareditarum

SAREPHTA *et* SAREPTA.

Civitas quasi in medio inter Tyrum et Sidonem sita, vicina utrique, ut ait Josephus, et tribui Aser.

3 Reg. 17- 9 Surge, et vade in Sarephta Sidoniorum
-10 Surrexit, et abiit in Sarephta
Abdiæ. -20 Om. loca Chananæorum usq. ad Sareptam
Luc. 4-26 Nisi in Sarepta Sidoniæ, ad mulierem vid.

SARES.

Filius secundus Machir ex Maacha, pater Ulam et Recen, e tribu Manasse.

1 Par. 7-16 Porro nomen fratris ejus, Sares

SARGON.

Nomen regis, alias dicti Sennacherib.

Isai. 20- 1 Cum misisset eum Sargon rex Assyriorum

SARIA. *Filius quartus Asel, e stirpe Saül.*

1 *Par.* 8-38 Ismaël, Saria, Obdia, et Hanan
9-44 Bocru, Ismahel, Saria, Obdia, Hanan

SARID *vel* **SARED.**

Urbs, sive locus, inter mare et Ceseleththabor, in tribu Zabulon.

Josue. 19-10 Factus est terminus possess. cor. usq. Sarid
-12 Et revertitur de Sáred contra Orientem

SARION.

Mons a Sidoniis sic vocatus, quem Amorrhæi Sanir vocant.

Deut. 3- 9 Quem Sidonii Sarion vocant, et Amorrhæi Sanir

SARMENTA.

Act. 28- 3 Sarmentorum aliquantam multitudinem

SAROHEN. *Civitas in tribu Simeon.*

Josue. 19- 6 Et Bethlebaoth et Sarohen

SARON.

Regio est, teste sancto Hieronymo, inter Tabirinum montem et lacum Tiberiadis, et a Cæsarea usque ad Joppen se ultra extendens. Hæc pinguis et fertilissima est. Est et urbis nomen in qua filii Gad habitaverunt.

Josue. 12-18 Rex Aphec unus, rex Saron unus
1 *Par.* 5-16 In cunctis suburbanis Saron, usq. ad term.
27-29 Armentis, quæ pascebantur in Saron, præp.
Isai. 33- 9 Et factus est Saron sicut desertum
35- 2 Decor Carmeli, et Saron, ipsi videbunt gloriam

SARONA.

Urbs olim regia Chananæorum in tribu Ephraim.

Act. 9-35 Omnes qui habitabant Lyddæ et Saronæ

SARONITES.

1 *Par.* 27-29 Armentis...præpositus fuit Setraï Saronites

SARRIO.

Isai. 7-25 Omnes montes, qui in sarculo sarrientur
28-24 Proscindet et sarriet humum suam?

SARSACHIM.

Unus e principibus regis Babylonis.

Jerem. 39- 3 Semegarnabu, Sarsachim, Rabsares

SARTAGO.

Levit. 2- 5 Si oblatio tua fuerit de sartagine
6-21 Quæ in sartagine oleo conspersa frigetur
7- 9 Quidquid... vel in sartagine præparatur
1 *Par.* 9-31 Præfectus... quæ in sartagine frigebantur
23-29 Ad lagana azyma et sartaginem
Ezech. 4- 3 Et tu, sume tibi sartaginem ferream
2 *Mac.* 7- 3 Jussit sartagines et ollas æneas succendi
- 5 Jussit..adhuc spirantem torreri in sartagine

SARTATECTA.

4 *Reg.* 12- 5 Et instaurent sartatecta domus
- 6 Non instauraverunt sacerdotes sartatecta
- 7 Quare sartatecta non instauratis templi?
- 8 Prohibitique sunt... instaurare sartatecta
-12 Et sartatecta faciebant
22- 5 Ad instauranda sartatecta templi
2 *Par.* 24- 5 Colligite...pecuniam ad sartatecta templi

SARTHAN.

Oppidum sive locus, ut et Adom, quousque aquæ superiores Jordanis intumescentes apparebant, dum Israel alveum fluvii pede sicco transiit.

Josue. 3-16 Ab urbe... Adom usque ad locum Sarthan
3 *Reg.* 7-46 Fudit ea rex...inter Sochoth et Sarthan

SARTHANA. *Locus non procul a Jezrahele.*

3 *Reg.* 4-12 Quæ est juxta Sarthana subter Jezrahel

SARUG. *Filius Reu, paterque Nachor.*

Gen. 11-20 Vixit autem Reu... et genuit Sarug
-21 Vixit quoque Reu postquam genuit Sarug
-22 Vixit vero Sarug triginta annis
-23 Vixitque Sarug postquam genuit Nachor
Luc. 3-35 Qui fuit Sarug, qui fuit Ragau

SARVA. *Mater Jeroboam regis Israel.*

3 *Reg.* 11-26 Mater erat nomine Sarva, mulier vidua

SARVIA.

Filia Isaï, soror David, mater Abisaï, Joab, et Asael. Nomen viri cui nupsit Sarvia, nusquam proditur.

1 *Reg.* 26- 6 Et Abisaï filium Sarviæ, fratrem Joab
2 *Reg.* 2-13 Porro Joab filius Sarviæ, et pueri
-18 Filii Sarviæ, Joab, et Abisai, et Asaël
3-39 Porro viri isti filii Sarviæ duri sunt mihi
8-16 Filius Sarviæ erat super exercitum
14- 1 Intelligens autem Joab filius Sarviæ
16- 9 Dixit autem Abisaï filius Sarviæ regi
-10 Quid mihi et vobis est, filii Sarviæ?
17-25 Ad Abigaïl filiam Naas, sororem Sarviæ
18- 2 Sub manu Abisaï filii Sarviæ fratris Joab
19-21 Respondens vero Abisaï filius Sarviæ
-22 Quid mihi, et vobis, filii Sarviæ?
21-17 Præsidioque ei fuit Abisaï filius Sarviæ
23-18 Frater Joab filius Sarviæ princeps erat
-37 Berothites armiger Joab filii Sarviæ
3 *Reg.* 1- 7 Et sermo ei cum Joab filio Sarviæ
2- 5 Quæ fecerit mihi Joab filius Sárviæ
-22 Et Joab filium Sarviæ
1 *Par.* 2-16 Quorum sorores fuerunt Sarvia et Abigaïl Filii Sarviæ: Abisaï, Joab, et Asaël, tres
11- 6 Ascendit... primus Joab filius Sarviæ
-39 Berothites armiger Joab filii Sarviæ
18-12 Abisaï vero filius Sarviæ percussit
-15 Joab filius Sarviæ erat super exercitum
26-28 Abner filius Ner, et Joab filius Sarviæ
27-24 Joab filius Sarviæ cœperat numerare

SASSABASAR.

Sassabasar hic princeps Juda erat Zorobabel, filius Salathielis, et Jechoniæ regis nepos, qui Babylone natus erat, et a Chaldæis Sassabasar dicebatur.

1 *Esdr.* 1- 8 Annumeravit ea Sassabasar principi Juda
-11 Universa tulit Sassabasar cum his
5-14 Et data sunt Sassabasar vocabulo
-16 Sassabasar ille venit, et posuit fundamenta

SATA.

Judith. 2-17 In diebus messis, et succendit omnia sata
Matth. 12- 1 In illo tempore abiit Jesus per sata sabbato
Marc. 2-23 Cum Dom. sabbatis ambularet per sata
Luc. 6- 1 Cum transiret per sata, vellebant Discipuli

SATAGO.

Mich. 4-10 Dole, et satage, filia Sion
Luc. 10-40 Martha autem satagebat circa frequens
2 *Petr.* 1-10 Quapropter, fratres, magis satagite
3-14 Satagite, immaculati et inviolati

SATAN.

2 *Reg.* 19-22 Cur efficimini mihi hodie in Satan?
3 *Reg.* 5- 4 Non est Satan, neque occursus malus
1 *Par.* 21- 1 Consurrexit autem Satan contra Israël
Job. 1- 6 Affuit inter eos etiam Satan
- 9 Cui respondens Satan, ait: Numquid
-12 Dixit ergo Dominus ad Satan Egressusque est Satan a facie Domini
2- 1 Venisset quoque Satan inter eos
- 2 Ut diceret Dominus ad Satan: Unde venis?
- 3 Et dixit Dominus ad Satan: Numquid
- 4 Cui respondens Satan, ait: Pellem pro pelle
- 6 Dixit ergo Dominus ad Satan: Ecce
- 7 Egressus igitur Satan a facie Domini
Zach. 3- 1 Et Satan stabat a dextris ej., ut adversaretur
- 2 Dixit Do. ad Satan: Increpet Do. in te Satan

SATANAS.

Matth. 4-10 Tunc dicit ei Jesus: Vade, Satana
12-26 Et si Satanas Satanam ejicit
16-23 Dixit Petro: Vade post me, Satana
Marc. 1-13 Et tentabatur a Satana: eratque cum bestiis
3-23 Quomodo potest Satanas Satanam ejicere?
-26 Si Satanas consurrexerit in semetipsum
4-15 Confestim venit Satanas, et aufert verbum
8-33 Dicens: Vade retro me, Satana
Luc. 10-18 Videbam Satanam sicut fulgur de cœlo cad.
11-18 Si autem et Satanas in se ipsum divisus est
13-16 Filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas
22- 3 Intravit autem Satanas in Judam
-31 Ecce Satanas expetivit vos ut cribraret
Joan. 13-27 Et post buccellam, introivit in eum Satanas
Act. 5- 3 Anania, cur tentavit Satanas cor tuum
26-18 Convertantur... de potestate Satanæ ad D.
Rom. 16-20 Deus a. pacis conterat Satanam sub pedib. v.
1 *Cor.* 5- 5 Tradere hujusm. Satanæ in interitum carnis
7- 5 Ne tentet vos Satanas propt. incontinent. v.
2 *Cor.* 2-11 Ut non circumveniamur a Satana
11-14 Satanas transfigurat se in Angelum lucis
12- 7 Angelus Satanæ, qui me colaphizet
1 *Thes.* 2-18 Et semel et iter., sed impedivit nos Satanas
2 *Thes.* 2- 9 Cujus est adventus secundum operationem Satanæ
1 *Tim.* 1-20 Quos tradidi Satanæ, ut discant non blasph.
5-15 Quædam conversæ sunt retro Satanam
Apoc. 2- 9 Et non sunt, sed sunt synagoga Satanæ
-13 Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanæ Qui occisus est apud vos, ubi Satanas habitat
-24 Et qui non cognoverunt altitudines Satanæ
3- 9 Ecce dabo de synagoga Satanæ
12- 9 Serpens ant. qui vocatur diabolus et Satanas
20- 2 Qui est diabolus et Satanas, et ligavit eum
- 7 Solvetur Satanas de carcere suo, et exibit

SATELLES.

1 *Reg.* 19-11 Misit ergo Saül satellites s. in domum Dav.
Judith. 7-10 Coram Holoferne, et coram satellitibus ejus
10-18 Dixeruntque ad eum satellites ejus
2 *Mac.* 3-23 Ipse cum satellitibus circa ærarium præsens
-28 Et is, qui cum multis cursorib. et satellitibus

SATIETAS.

Eccli. 45-26 Panem ipsis in primis paravit in satietatem
Isai. 66-24 Et erunt usque ad satietatem visionis

SATIO. *Nomen.*

Eccli. 40-22 Et super hæc virides sationes

SATIO. *Verbum.*

Num. 11-22 In unum congregabuntur, ut eos satient
20- 6 Ut satiati, cesset murmuratio eorum
Deut. 8-10 Ut cum comederis, et satiatus fueris
-12 Ne postquam comederis, et satiatus fueris
Judith. 7-11 Ut non esset intra civitat. unde satiarentur
Job. 16-11 Satiati sunt pœnis meis
20-20 Nec est satiatus venter ejus
-22 Cum satiatus fuerit, arctabitur, æstuabit
Psal. 16-15 Satiabor cum apparuerit gloria tua
103-13 De fructu operum tuorum satiabitur terra
106- 9 Quia satiavit animam inanem: et animam esurientem satiavit bonis
147-14 Et adipe frumenti satiat te
Prov. 12-11 Qui operatur terram s., satiabitur panibus
13- 2 De fructu oris sui homo satiabitur bonis
25-16 Ne forte satiatus evomas illud
-17 Nequando satiatus oderit te
28-19 Qui operatur terram s., satiabitur panibus
30- 9 Ne forte satiatus illiciar ad negandum
-16 Et os vulvæ, et terra, quæ non satiatur aqua
Eccle. 4- 8 Non cessat, nec satiantur oculi ejus divitiis
Eccli. 12-16 Si invenerit tempus, non satiabitur sanguine
14- 9 Non satiabitur donec consumat arefaciens
-10 Et non satiabitur pane, sed indigens... erit
42-26 Et quis satiabitur, videns gloriam ejus?
Ezech. 16-28 Et postquam fornicata es, nec sic es satiata
-29 Et nec sic satiata es
23-22 De quibus satiata est anima tua
-28 In manus, de quibus satiata est anima tua
Dan. 13-32 Ut vel sic satiarentur decore ejus
Amos. 4- 8 Ut biberent aquam, et non sunt satiatæ
Aggæi. 1- 6 Comedistis, et non estis satiati: bibistis
Act. 27-38 Et satiati cibo, alleviabant navem
Philip. 4-12 Scio... et satiari, et esurire, et abundare

SATIS.

Levit. 13-28 In loco suo candor steterit non satis clarus
1 *Reg.* 25-15 Homines isti, boni satis fuerunt nobis
2 *Reg.* 2-17 Et ortum est bellum durum satis in die illa
18- 3 Pars ceciderit e nobis, non satis curabunt
Tobiæ. 10- 6 Satis fidel. est vir ille, cum quo misimus eum
Eccle. 5-19 Non enim satis recordabitur dierum vitæ s.
Isai. 64- 9 Ne irascaris, Domine, satis
Ezech. 34-18 Nonne satis vobis erat pascua bona depasci?
47- 9 Erunt pisces multi satis postquam venerint
Dan. 5- 9 Unde rex Baltassar satis conturbatus est
6-14 Cum audisset rex, satis contristatus est
Zach. 9- 9 Exulta satis, filia Sion; jubila, filia Jerus.
14-14 Aurum, et argentum, et vestes multæ satis
1 *Mac.* 7-21 Satis agebat Alcimus pro principatu sacerd.
2 *Mac.* 7-42 Et de nimiis crudelitatibus satis dictum est
9- 6 Et quidem satis juste, quippe qui multis
10-19 Qui cum ipsis erant satis multis
13- 8 Et quidem satis juste: nam quia multa
Luc. 22-38 Ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est
Act. 20-11 Et gustans, satisque allocutus usq. in lucem

SATISFACIO.

2 *Reg.* 19- 7 Et procede, et alloquens satisfac servis tuis
1 *Esdr.* 5- 5 Et tunc satisfacerent adversus accusationem
Marc. 15-15 Pilatus autem volens populo satisfacere
Act. 24-10 Bono animo pro me satisfaciam

SATISFACTIO.

Levit. 10-20 Cum audisset Moys., recepit satisfactionem
Act. 17- 9 Et accepta satisfactione a Jasone et a cæteris
1 *Petr.* 3-15 Parati semper ad satisfactionem o. poscenti

SATOR.

Jerem. 50-16 Disperdite satorem de Babylone

SATRAPA.

Judic. 3- 3 Quinq. satrapas Philisthinorum, omnemq.
16- 8 Attuleruntque ad eam satrapæ Philisthinor.
1 Reg. 5- 8 Congregaverunt om. satrapas Philisthinor.
-11 Et congregaverunt o. satrapas Philisthinor.
6- 5 Plaga una fuit o. vobis et satrapis vestris
-12 Sed et satrapæ Philisthiim sequebantur
-16 Quinque satrapæ Philisthinorum viderunt
7- 7 Et ascenderunt satrapæ Philisthinorum
29- 2 Et satrapæ quidem Philisthiim incedebant
- 6 Usque in diem hanc : sed satrapis non places
- 7 Et non offendas oculos satraparum Philist.
4 Reg. 18-24 Et quomodo potestis resistere ante unum satrapam de servis dom. mei minimis ?
2 Par. 9-14 Satrapæ terrarum, qui comportabant aur.
1 Esdr. 8-36 Dederunt autem edicta regis satrapis
Esth. 3-12 Et scriptum est... ad omnes satrapas regis
Dan. 3- 2 Misit ad congregandos satrapas, magistrat.
- 3 Tunc congregati sunt satrapæ, magistratus
-94 Et congregati satrapæ, et magistratus
6- 1 Constituit sup. regnum satrapas cent. et vig.
- 2 Ut satrapæ illis redderent rationem
- 3 Daniel superabat om. principes et satrapas
- 4 Unde principes et satrapæ quærebant occas.
- 6 Tunc princip. et satrapæ surripuerunt regi
- 7 Consilium inierunt... magistrat. et satrapæ

SATUM, *mensura.*

Gen. 18- 6 Accelera, tria sata similæ commisce
Num. 5-15 Decimam partem sati farinæ hordeaceæ
1 Reg. 25-18 Tulit.. arietes coctos et quinq. sata polentæ
2 Par. 2-10 Servis tuis dabo... olei q. sata viginti millia
Matth. 13-33 Quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus
Luc. 13-21 Accept. mulier abscondit in farinæ sata tria

SATURITAS.

Gen. 41-21 Nullum saturitatis dedere vestigium
Exod. 16- 3 Et comedebamus panem in saturitate
- 8 Carnes edere, et mane panes in saturitate
Levit. 25-19 Quibus vescamini usque ad saturitatem
26- 5 Et comedetis panem vestrum in saturitate
Psal. 105-15 Et misit saturitatem in animas eorum
Prov. 3-10 Et implebuntur horrea tua saturitate
Eccle. 5-11 Saturitas aut. divitis non sinit eum dormire
Isai. 23-18 Negotiatio ej., ut manducent in saturitatem
55- 2 Quare appenditis argentum non in panibus, et laborem vestrum non in saturitate?
56-11 Et canes impudentissimi nescierunt saturitatem
Ezech. 16-49 Saturitas panis et abundantia, et otium ips.
39-19 Et comedetis adipem in saturitatem
Colos. 2-23 Non in honore aliquo ad saturitatem carnis

SATURO.

Exod. 16-12 Et mane saturabimini panibus
Levit. 26-26 Et comedetis, et non saturabimini
Deut. 6-12 Et comederis, et saturatus fueris
11-15 Et ut ipsi comedatis, ac saturemini
14-29 Et comedent, et saturabuntur
26-12 Ut comedant intra portas tuas, et saturentur
31-20 Cumque comederint, et saturati, crassique
Ruth. 2-14 Comeditq., et saturata est, et tulit reliquias
-18 De reliquiis cibi sui, quo saturata fuerat
1 Reg. 2- 5 Famelici saturati sunt, donec sterilis peperit
2 Par. 31-10 Comedimus, et saturati sumus
2 Esdr. 9-25 Et comederunt, et saturati sunt, et imping.
Job. 10-15 Non levabo caput, saturatus afflict. et miser.
19-22 Quare... et carnibus meis saturamini ?
27-14 Et nepotes ejus non saturabuntur pane
31-31 Quis det de carnibus ejus ut saturemur ?
Psal. 16-14 Saturati sunt filiis : et dimiserunt reliquias s.
21-27 Edent pauperes, et saturabuntur
36-19 Et in diebus famis saturabuntur
58-16 Si vero non fuerint saturati, et murmurab.
77-29 Et manducaverunt, et saturati sunt nimis
80-17 Et de petra, melle saturavit eos
103-16 Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani
104-40 Et venit coturnix : et pane cœli saturavit eos
131-15 Pauperes ejus saturabo panibus
Prov. 1-31 Suisque consiliis saturabuntur
18-20 Et genimina labiorum ipsius saturabunt eum
20-13 Aperi oculos tuos, et saturare panibus
27- 7 Anima saturata calcabit favum
30-22 Per stultum cum saturatus fuerit cibo
Eccle. 1- 8 Non saturatur oculus visu, nec auris auditu
Isai. 9-20 Et comedet ad sinistram, et non saturabitur
44-16 Saturatus est, et calefactus est, et dixit : Vah
53-11 Laboravit anima ej., videbit, et saturabitur
Jerem. 5- 7 Saturavi eos, et mœchati sunt
31-25 Et omnem animam esurientem saturavi
44-17 Et saturati sumus panibus, et bene nobis erat
46-10 Devorabit glad., et saturabitur, et inebriab.
50-19 Et in monte... Galaad saturabitur anima ej.
Thren. 3-30 Saturabitur opprobriis
5- 6 Ægypto dedimus manum, et Assyriis, ut saturaremur pane
Ezech. 7-19 Animam suam non saturabunt
23-17 Et saturata est anima ejus ab illis
32- 4 Et saturabo de te bestias universæ terræ
39-20 Et saturabimini super mensam m. de equo
Osee. 4-10 Et comedent, et non saturabuntur
13- 6 Juxta pascua sua adimpleti s., et saturati s.
Joel. 2-26 Et comedetis vescentes, et saturabimini
Mich. 6-14 Tu comedes, et non saturaberis
Matth. 5- 6 Beati, qui esuriunt..quon. ipsi saturabuntur
14-20 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
15-33 Ut saturemus turbam tantam
-37 Et comederunt omnes, et saturati sunt
Marc. 6-42 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
7-27 Qui dixit illi : Sine prius saturari filios
8- 4 Unde illos quis poterit hic saturare panibus
- 8 Et manducaverunt, et saturati sunt
Luc. 6-21 Beati, qui nunc esuritis : quia saturabimini
-25 Væ vobis, qui saturati estis : quia esurietis
9-17 Et manducaverunt omnes, et saturati sunt
16-21 Cupiens saturari de micis, quæ cadebant
Joan. 6-26 Quia manducastis ex panibus et saturati estis
1 Cor. 4- 8 Jam saturati estis, jam divites facti estis
Jacob. 2-16 Ite in pace, calefacimini, et saturamini
Apoc. 19-21 Et omnes aves saturatæ sunt carnibus eorum

SAUCIUS.

2 Mac. 14-45 Et gravissimis vulneribus esset saucius

SAUL I.

Rex sextus in Edom, qui fuit ex Rohoboth.

Gen. 36-37 Regnavit pro eo Saül de fluvio Rohoboth
1 Par. 1-48 Et regnavit pro eo Saul de Rohoboth
-49 Mortuo quoq Saül, regnavit pro eo Balanan

SAUL II. *Filius quintus Simeon ex Chananitide.*

Gen. 46-10 Sohar, et Saül filius Chananitidis
Exod. 6-15 Soar, et Saul filius Chananitidis
Num. 26-13 Saül, ab hoc familia Saulitarum
1 Par. 4-24 Filii Simeon... Jarib, Zara, Saül

SAUL III. *Filius Oziæ, e stirpe Caath filii Levi.*

1 Par. 6-24 Ozias filius ejus, Saül filius ejus

SAUL IV.

Anno mundi 2962, *ante J. Ch.* 1092. *Filius Cis, e tribu Benjamin. Saül quærebat asinas patris sui, quas non inveniens, Deum consultu adiens Samuelem prophetam, qui ut Saülem ungeret in regem super Israelitas a Deo jussus est. Quæstio valde dubia est, quot annis Saül regnaverit, cum in* 1 *Reg.* 13-1 *duo anni tantum illi tribuantur; in Actibus vero Apostolorum* 13-21, *quadraginta. Aliqui, ut verba sonant, tradunt quadraginta annis regnasse : ita sanctus Augustinus, lib. XVII de Civitate Dei, et lib. XVIII. Alii communiter quadraginta hos annos ex annis Samuelis et Saülis conflari putant. Alii multi ita interpretantur verba nostri textus, ut dicatur duobus annis regnasse, scilicet in sua illa puritate et innocentia. Sanchez, quod duobus annis regnaverit solus; nam reliquo tempore præcedenti Samuel adhuc superstes administrationis reipublicæ particeps fuit; alii aliter. Quoad ejus historiam, continetur tota in primo libro Regum. Obiit anno* 2979, *ante J. Ch.* 1075, *et successit ei in regno David filius Isai.*

1 Reg. 9- 2 Erat ei filius vocabulo Saül, electus et bonus
- 3 Perierant autem asinæ Cis patris Saül
Et dixit Cis ad Saül filium s. : Tolle tecum
- 5 Dixit Saul ad puerum qui erat cum eo : Veni
- 7 Dixitque Saul ad puerum s. : Ecce ibimus
- 8 Rursum puer respondit Saüli, et ait
-10 Et dixit Saül ad puerum suum : Opt. sermo
-15 Ante unam diem quam veniret Saul
-17 Cumque aspexisset Samuel Saülem
-18 Accessit a. Saul ad Samuelem in medio portæ
-19 Et respondit Samuel Sauli, dicens: Ego sum
-21 Respondens autem Saul, ait : Numquid
-22 Assumens itaque Samuel Saülem, et puerum
-24 Levavit a. cocus armum, et posuit ante Saül
Et comedit Saül cum Samuele in die illa
-25 Et locutus est cum Saule in solario
Stravitque Saül in solario, et dormivit
-26 Vocavit Samuel Saülem in solario, dicens
Et surrexit Saul : Egressique sunt ambo
-27 Samuel dixit ad Saül : Dic puero ut antecedat
10-11 Num et Saul inter prophetas ?
-12 Num et Saül inter prophetas ?
1 Reg. 10-14 Dixitq. patruus Saül ad eum, et ad puerum
-16 Ait Saul ad patruum suum : Indicavit nobis
-21 Et pervenit usque ad Saül filium Cis
-26 Sed et Saül abiit in domum suam in Gabaa
11- 4 Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saülis
- 5 Et ecce Saül veniebat sequens boves de agro
- 6 Et insilivit Spiritus Domini in Saül
- 7 Quicumq. non exierit, et secutus fuerit Saül
-11 Constituit Saül populum in tres partes
-12 Iste qui dixit:Saül num regnabit super nos ?
-13 Et ait Saül : Non occidetur quisq. in die hac
-15 Et fecerunt ibi regem Saül coram Domino
Et lætatus est ibi Saül, et cuncti viri Is. nimis
13- 1 Unius anni erat Saül cum regnare cœpisset
- 2 Et elegit sibi Saül tria millia de Israël
Et erant cum Saül duo millia in Machmas
- 3 Saül cecinit buccina in omni terra, dicens
- 4 Percussit Saül stationem Philisthinorum
Clamavit ergo populus post Saül in Galgala
- 7 Cumque adhuc esset Saül in Galgala
- 9 Ait ergo Saül : Afferte mihi holocaustum
-10 Egressus est Saül obv. ei ut salutaret eum
-11 Quid fecisti ? Respondit Saül : Quia vidi
-13 Dixitque Samuel ad Saül : Stulte egisti
-15 Et reliqui populi ascenderunt post Saül
Recensuit Saül populum, qui inventi fuerant
-16 Et Saül et Jonathas filius ejus, populusque
-22 In manu totius populi, qui erat cum Saüle
Excepto Saül et Jonatha filio ejus
14- 1 Ut diceret Jonathas filius Saül ad adolesc.
- 2 Saul morabatur in extrema parte Gabaa
-16 Et respexerunt speculatores Saül
-17 Ait Saul populo, qui erat cum eo : Requirite
-18 Et ait Saul ad Achiam : Applica arcam Dei
-19 Cumque loqueretur Saül ad sacerdotem
Ait Saül ad sacerdotem : Contrahe manum
-20 Conclamavit ergo Saül, et omnis populus
-21 Qui erat cum Saül et Jonatha
-22 Et erant cum Saül, quasi decem millia viror.
-24 Adjuravit autem Saül populum, dicens
-33 Nuntiaverunt autem Saüli, dicentes
-34 Et dixit Saül : Dispergimini in vulgus
-35 Ædificavit autem Saül altare Domino
-36 Et dixit Saül : Irruamus super Philisthæos
-37 Consuluit Saül Dominum : Num persequar
-38 Dixitque Saul : Applicate huc universos
-40 Responditq. populus ad Saül : Quod bonum
-41 Et dixit Saul ad Dominum Deum Israel
Et deprehensus est Jonathas et Saül
-42 Ait Saül: Mittite sortem inter me et inter Jo.
-43 Dixit autem Saül ad Jonathan : Indica mihi
-44 Ait Saül: Hæc faciat mihi Deus et hæc addat
-45 Dixitque populus ad Saul: Ergo-ne Jonathas
-46 Recessitq. Saül, nec persecutus est Philisth.
-47 Saul, confirmato regno sup. Isr., pugnabat
-49 Fuerunt autem filii Saül, Jonathas, et Jessui
-50 Et nomen uxoris Saül, Achinoam
Abner, filius Ner, patruelis Saül
-51 Porro Cis fuit pater Saül, et Ner pater Abner
-52 Erat autem bellum potens adversum Philisthæos omnibus diebus Saül
Nam quemcumq. viderat Saül virum fortem
15- 1 Et dixit Samuel ad Saül : Me misit Dominus
- 4 Præcepit itaq. Saül populo, et recensuit eos
- 5 Cumque venisset Saul usque ad civitatem
- 6 Dixitque Saül Cinæo : Abite, recedite
- 7 Percussitque Saül Amalec ab Hevila
- 9 Et pepercit Saül, et populus, Agag
-11 Pœnitet me quod constituerim Saul regem
-12 Cumque..surrexisset Samuel ut iret ad Saül
Eo quod venisset Saül in Carmelum
Venit ergo Samuel ad Saül, et Saül offerebat holocaust. Dom. de initiis prædarum
-13 Cum venisset Samuel ad Saül, dixit ei Saül
-15 Et ait Saül : De Amalec adduxerunt ea
-16 Ait a. Sam. ad Saül:Sine me, et indicabo tibi
-20 Et ait Saul ad Samuelem : Imo audivi vocem
-24 Dixitque Saül ad Samuelem : Peccavi
-26 Et ait Samuel ad Saul : Non revertar tecum
-31 Reversus ergo Samuel secutus est Saülem
Et adoravit Saül Dominum
-34 Saül vero ascendit in domum s. in Gabaa
-35 Et non vidit Samuel ultra Saül usq. ad diem
Verumtamen lugebat Samuel Saülem
16- 1 Usqueq. tu luges Saül, cum ego projecerim
- 2 Audiet enim Saul, et interficiet me
-14 Spiritus autem Domini recessit a Saül
-15 Dixeruntq. servi Saül ad eum:Ecce spiritus
-17 Ait Saul ad servos s. : Providete ergo mihi
-19 Misit ergo Saül nuntios ad Isai, dicens
-20 Et misit per manum David filii sui Saüli
-21 Et venit David ad Saül, et stetit coram eo
-22 Misitque Saül ad Isaï, dicens : Stet David
-23 Spiritus Domini malus arripiebat Saül
Et refocillabatur Saül, et levius habebat

1 *Reg.* 17- 2 Saül et filii Israël congregati venerunt
- 8 Ego non sum Philisthæus,et vos servi Saül ?
-11 Audiens a.Saül, et omn. Israëlitæ, sermones
-12 Erat vir in diebus Saül senex,et grandævus
-13 Abierunt a.tres filii ejus majores post Saül
-14 Tribus ergo majoribus secutis Saülem
-15 AbiitDavid, et revers. est a Saül, ut pasceret
-19 Saül autem, et illi, et omnes filii Israel
-31 Et annuntiata in conspectu Saül
-33 Et ait Saül ad David : Non vales resistere
-34 Dixitq. David ad Saül : Pascebat servus tuus
-37 Dixit autem Saül ad David : Vade
-38 Et induit Saül David vestimentis suis
-39 Dixitq. David adSaül: Non possum sic inced.
-55 Tempore quo viderat Saül David egredient.
-57 Tulit eum Abner,et introduxit coram Saüle
-58 Et ait ad eum Saül : De qua progenie es
18- 1 Et factum est cum complesset loqui ad Saül
- 2 Tulitque eum Saül in die illa
- 5 Ad omnia quæcumque misisset eum Saül
Posuitque eum Saül super viros belli
Maximeque in conspectu famulorum Saül
- 6 Chorosque ducentes in occursum Saül regis
- 7 Percussit Saül mille, et David decem millia
- 8 Iratus est autem Saül nimis, et displicuit
- 9 Non rectis ergo oculis Saül aspiciebat David
-10 Invasit spiritus Dei malus Saül, et prophet.
Tenebatque Saül lanceam
-12 Timuit Saül Dav., eo quod Do. esset cum eo
-13 Amov. ergo eum Saül a se, et fecit eum trib.
-15 Vidit itaque Saül quod prudens esset nimis
-17 Dixitque Saül ad David : Ecce filia m. major
Saül a. reputabat, dicens : Non sit manus
-18 Ait autem David ad Saül : Quis ego sum
-19 Cum deberet dari Merob filia Saül David
-20 Dilexit autem David Michol filia Saül altera
Et nuntiatum est Saül, et placuit ei
-21 Dixitque Saül : Dabo eam illi, ut fiat ei
Dixitque Saül ad David : In duabus rebus
-22 Et mandavit Saül servis suis : Loquimini
-23 Et locuti sunt servi Saül in auribus David
-24 Et renuntiaverunt servi Saül, dicentes
-25 Dixit autem Saül : Sic loquimini ad David
Porro Saül cogitabat tradere Dav. in manus
-26 Cumque renuntiassent... verba quæ dixerat Saül
-27 Dedit itaq. Saül ei Michol filiam suam uxor.
-28 Et vidit Saül, et intellexit quod Dominus esset cum David
Michol autem filia Saül diligebat eum
-29 Et Saül magis cœpit timere David
Factusq. est Saül inimic. Dav. cunctis dieb.
-30 Prudentius se gerebat David quam omnes servi Saül
19- 1 Locutus est a. Saül ad Jonathan filium suum
Porro Jonat. filius Saül diligebat Dav. valde
- 2 Dicens : Quærit Saül pater meus occidere te
- 4 Locutus est ergo Jonathas de David bona ad Saül patrem suum
- 6 Quod cum audisset Saül,placatus voce Jon.
- 7 Et introduxit Jonathas David ad Saül
- 9 Et factus est spiritus Domini malus in Saül
-10 Nisusque est Saül configere David lancea in pariete, et declinavit David a facie Saül
-11 Misit ergo Saül satellites s. in domum Dav.
-14 Misit a.Saül apparitores, qui raperent David
-15 Rursumque misit Saül nuntios ut viderent
-17 Dixitq. Saül ad Michol : Quare sic illusisti
Respondit Michol ad Saül:Quia ipse locutus
-18 Et nuntiavit ei omnia quæ fecerat sibi Saül
-19 Nuntiatum est autem Saüli a dicentibus
-20 Misit ergo Saül lictores, ut raperent David
-21 Quod cum nuntiatum esset Saüli, misit
Et rursum misit Saül tertios nuntios
Prophetaverunt. Et iratus iracundia Saül
-24 Num et Saül inter prophetas ?
20-25 Surrexit Jon., et sedit Abner ex latere Saül
-26 Et non est locutus Saül quidquam in die illa
-27 Dixitque Saül ad Jonathan filium suum
-28 Responditque Jonathas Saüli : Rogavit me
-30 Iratus a. Saül adversum Jonathan, dixit ei
-32 Respondens a. Jonathas Saüli patri suo, ait
-33 Et arripuit Saül lanceam, ut percuteret eum
21- 7 Erat autem ibi vir quidam de servis Saül
Doëg Idumæus, potentissimus pastor. Saül
-10 Itaque David, et fugit in die illa a facie Saül
-11 Percussit Saül mille, et David decem millia
22- 6 Et audivit Saül quod apparuisset David
Saül autem cum maneret in Gabaa
- 9 Assistebat, et erat primus inter servos Saül
-12 Ait Saül ad Achimelech : Audi, fili Achitob
-13 Dixitque ad eum Saül : Quare conjurastis
-21 Quod occidisset Saül sacerdotes Domini
-22 Idumæus, procul dubio annuntiaret Saüli
23- 7 Nuntiatum est a. Saüli quod venisset David

1 *Reg.* 23- 7 Et ait Saül : Tradidit eum Deus in manus m.
- 8 Et præcepit Saül omni populo ut ad pugnam
- 9 Quia præpararet ei Saül clam malum
-10 Quod disponat Saül venire in Ceïlam
-11 Et si descendet Saül, sicut audivit servus t. ?
-12 Si tradent me viri Ceïlæ... in manus Saül ?
-13 Nuntiatumq. est Saüli quod fugisset David
-14 Quærebat eum tamen Saül cunctis diebus
-15 Et vidit David quod egressus esset Saül
-16 Et surrexit Jonathas filius Saül, et abiit
-17 Neq. enim inveniet te manus Saül patris m.
-19 Ascender. autem Ziphæi ad Saül in Gabaa
-21 Dixitque Saül : Benedicti vos a Domino
-24 At illi surgentes abierunt in Ziph ante Saül
-25 Ivit ergo Saül et socii ejus ad quærend. eum
Quod cum audisset Saül, persecut. est Dav.
-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
Dav. desperab. se posse evadere a facie Saül
Itaque Saül et viri ejus... cingebant David
-27 Et nuntius venit ad Saül, dicens : Festina
-28 Reversus est ergo Saül desistens persequi
24- 2 Cumque reversus esset Saül
- 3 Assumens ergo Saül tria millia electorum
- 4 Erat ibi spelunca, quam ingressus est Saül
- 5 Et præcidit oram chlamydis Saül silenter
- 6 Eo quod abscidisset oram chlamydis Saül
- 8 Et non permisit eos ut consurgerent in Saül
Porro Saül exurgens de spelunca, pergebat
- 9 De spelunca, clamavit post tergum Saül
Et respexit Saül post se : et inclinans se Dav.
-10 Dixitq. ad Saül : Quare audis verba homin.
-17 Loquens sermones hujuscemodi ad Saül
Dixit Saül : Numquid vox hæc tua est, fili
Et levavit Saül vocem suam, et flevit
-23 Et juravit David Saüli
Abiit ergo Saül in domum suam
25-44 Saül a. dedit Michol filiam s. uxorem David
26- 1 Et venerunt Ziphæi ad Saül in Gabaa
- 2 Et surrexit Saül, et descendit in desertum
- 3 Et castrametatus est Saül in Gabaa Hachila
Videns autem quod venisset Saül post se
- 5 Et venit ad locum ubi erat Saül
Cumq. vidisset locum in quo dormiebat Saül
Et Saülem dormientem in tentorio
- 6 Quis descendet mecum ad Saül in castra ?
- 7 Et invenerunt Saül jacentem et dormientem
-12 Et scyphum aquæ, qui erat ad caput Saül
-17 Cognovit autem Saül vocem David, et dixit
-21 Et ait Saül : Peccavi, revertere, fili mi Dav.
-25 Ait ergo Saül ad David : Benedictus tu, fili
Et Saül reversus est in locum suum
27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül
Ut desperet Saül, cessetque me quærere
- 4 Et nuntiatum est Saül quod fugisset David
28- 3 Et Saül abstulit magos et ariolos de terra
- 4 Congregavit autem et Saül universum Israël
- 5 Et vidit Saül castra Philisthiim, et timuit
- 7 Dixitq. Saül servis s.:Quærite mihi mulier.
- 9 Ecce, tu nosti quanta fecerit Saül
-10 Et juravit ei Saül in Domino, dicens
-12 Exclamavit voce magna, et dixit ad Saül : Quare imposuisti mihi ? Tu es enim Saül
-13 Et ait mulier ad Saül:Deos vidi ascendentes
-14 Et intellexit Saül quod Samuël esset
-15 Dixit a. Samuël ad Saül : Quare inquietasti
Et ait Saül : Coarctor nimis
-20 Statimque Saül cecidit porrectus in terram
-21 Ingressa est itaque mulier illa ad Saül
-25 Et posuit ante Saül et ante servos ejus
29- 3 David, qui fuit servus Saül regis Israel
- 5 Dicentes : Percussit Saül in millibus suis
31- 2 Irrueruntq. Philisth. in Saül et in filios ej.
Percusserunt Jonath... et Abin. filios Saül
- 3 Totumque pondus prælii versum est in Saül
- 4 Dixitq. Saül ad armigerum suum : Evagina
Arripuit itaque Saül gladium, et irruit
- 5 Videlicet quod mortuus esset Saül
- 6 Mortuus est ergo Saül, et tres filii ejus
- 7 Et quod mortuus esset Saül, et filii ejus
- 8 Et invenerunt Saül et tres filios ejus jacent.
- 9 Præciderunt caput Saül, et spoliaverunt
-11 Quæcumque fecerant Philisthiim Saül
-12 Et tulerunt cadaver Saül et cadavera filior.
2 *Reg.* 1- 1 Factum est a., postquam mortuus est Saül
- 2 Apparuit homo veniens de castris Saül
- 4 Sed et Saül et Jonathas filius ej. interierunt
- 5 Unde scis quia mortuus est Saül,et Jonathas
- 6 Et Saül incumbebat super hastam suam
-12 Jejunaverunt usq. ad vesperam super Saül
-17 Super Saül, et super Jonathan filium ejus
-21 Clypeus Saül quasi non esset unctus oleo
-22 Et gladius Saül non est reversus inanis
-23 Saül et Jonathas amabiles, et decori in vita
-24 Filiæ Is., super Saül flete, qui vestiebat vos
2- 4 Quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül

2 *Reg.* 2- 5 Qui fecistis misericordiam.. cum do.v.Saül
- 7 Licet e. mortuus sit dominus vester Saül
- 8 Abner autem filius Ner, princeps exercitus Saül, tulit Isboseth filium Saül
-10 Quadraginta annor. erat Isboseth filius Saül
-12 Abner filius Ner, et pueri Isboseth filii Saül
3- 1 Inter domum Saül, et inter domum David
Domus autem Saül decrescens quotidie
- 6 Cum ergo esset prælium inter domum Saül et domum David, Abner filius Ner regebat domum Saül
- 7 Fuerat a. Saüli concubina nomine Respha
- 8 Qui fecerim miseric. super domum Saül
-10 Ut transferatur regnum de domo Saül
-13 Antequam adduxeris Michol filiam Saül
-14 Misit autem David nuntios ad Isboseth filium Saül
- 1 Audivit autem Isboseth filius Saül
- 2 Viri principes latronum erant filio Saül
- 4 Erat autem Jonathæ filio Saül filius debilis
Quando venit nuntius de Saül et Jonatha
- 8 Ecce caput Isboseth filii Saül inimici tui
Dedit Dom... regi ultionem hodie de Saül
-10 Et dixerat : Mortuus est Saül
5- 2 Nudiustertius, cum esset Saül rex super nos
6-16 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
-20 Egressa Michol filia Saül in occursum David
-23 Igitur Michol filiæ Saül non est natus filius
7-15 Misericordiam autem meam non auferam ab eo, sicut abstuli a Saül
9- 1 Putas-ne est aliquis qui rem. de domo Saül
- 2 Erat a. de domo Saül servus nomine Siba
- 3 Numquid superest aliquis de domo Saül
- 6 Cum autem venisset Miphiboseth filius Jonathæ filii Saül ad David
- 7 Et restituam tibi omnes agros Saül patris tui
- 9 Vocavit itaque rex Sibam puerum Saül, et dixit ei : Omnia quæcumque fuerunt Saül
12- 7 Ego unxi te... et ego erui te de manu Saül
16- 5 Vir de cognatione domus Saül, nom. Semeï
- 8 Reddidit tibi Dominus universum sanguinem domus Saül
19-17 Et Siba puer : de domo Saül et quindecim
-24 Miphiboseth quoque filius Saül descendit
21- 1 Propter Saül et domum ejus sanguinum
- 2 Et voluit Saül percutere eos zelo
- 4 Sed contra Saül, et contra domum ejus
- 6 Ut crucifigamus eos Domino in Gabaa Saül
- 7 Pepercitque rex Miphiboseth filio Jonathæ filii Saül
Inter David, et inter Jonathan filium Saül
- 8 Quos peperit Saüli, Armoni,et Miphiboseth
Et quinque filios Michol filiæ Saül
-11 Quæ fecer.Respha,filia Aja,concubina Saül
-12 Et abiit David, et tulit ossa Saül
Philisth. cum interfecissent Saül in Gelboë
-13 Et asportavit inde ossa Saül et ossa Jonathæ
-14 Sepelierunt ea cum ossibus Saül et Jonathæ
22- 1 In die qua liberavit eum Do... de manu Saül
1 *Par.* 5-10 In diebus a. Saül præliati sunt contra Agar.
8-33 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saül
9-39 Et Cis genuit Saül : et Saül genuit Jonathan
10- 2 Philisthæi, persequentes Saül et filios ejus
Percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua, filios Saül
- 3 Et aggravatum est prælium contra Saül
- 4 Et dixit Saül ad armigerum suum : Evagina
Arripuit ergo Saül ensem, et irruit in eum.
- 5 Cum vidisset armiger... mortuum esse Saül
- 6 Interiit ergo Saül, et tres filii ejus
- 7 Et Saül ac filiis ejus mortuis, dereliquerunt
- 8 Invenerunt Saül et filios ejus jacentes
-11 Scilicet quæ Philisthiim fecerant super Saül
-12 Et tulerunt cadavera Saül et filiorum ejus
-13 Mortuus est ergo Saül propter iniquit. suas
11- 2 Et nudiustertius, cum adhuc regnaret Saül
12- 1 Cum adhuc fugeret Saül filium Cis
- 2 De fratribus Saül ex Benjamin
-19 Quando veniebat cum Philisth. advers.Saül
Revertetur ad dominum suum Saül
-23 Ut transferrent regnum Saül ad eum
-29 De filiis a. Benjam. fratribus Saül, tria millia
Pars eorum adhuc sequebatur domum Saül
13- 3 Non enim requisivimus eam in diebus Saül
15-29 Michol filia Saül prospiciens per fenestram
26-28 Saül filius Cis, et Abner filius Ner, et Joab
Psal. 17- 1 In die qua eripuit eum Dominus... de manu Saül
51- 2 Cum venit Doëg Idum., et nuntiavit Saüli
53- 2 Cum venissent Ziphæi, et dixissent ad Saül
56- 1 Cum fugeret a facie Saül in speluncam
58- 1 Quando misit Saül, et custodivit domum ej.
Isai. 10-29 Obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit
1 *Mac.* 4-30 In manu Jonathæ filii Saül, et armigeri ejus
Act. 13-21 Et dedit illis Deus Saül filium Cis

SAULITÆ.

Num. 26-13 Saül, ab hoc familia Saülitarum

SAULUS.

Sic vocabatur sanctus Paulus ante conversionem. Vid. Paulus.

Act. 7-57 Secus pedes adolesc., qui vocabatur Saulus
-59 Saulus autem erat consentiens neci ejus
8- 3 Saulus autem devastabat Ecclesiam
9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum
- 4 Saule, Saule, quid me persequeris ?
- 8 Surrexit a. Saulus de terra, apertisq. oculis
-11 Et quære... Saulum nomine Tarsensem
-17 Dixit : Saule frater, Dom. misit me Jesus
-22 Saulus autem multo magis convalescebat
-24 Notæ autem factæ sunt Saulo insidiæ eorum
11-25 Profectus est..Tarsum, ut quæreret Saulum
-30 Mittentes ad seniores per manus Barnabæ et Sauli
12-25 Barnabas a. et Saulus reversi sunt ab Jeros.
13- 1 Herodis tetrarchæ collactaneus, et Saulus
- 2 Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus
- 7 Accersitis Barnaba et Saulo, desiderabat
- 9 Saulus a., qui et Paulus, repletus Spi. sancto
22- 7 Saule, Saule, quid me persequeris ?
-13 Et astans dixit mihi : Saule frater, respice
26-14 Saule, Saule, quid me persequeris ?

SAURA. *Pater Eleazar.*

1 Mac. 6-43 Et vidit Eleazar filius Saura unam de bestiis

SAVE.

Vallis quæ etiam vallis Regis dicitur, et LXX addunt Melchisedech, vel ob occursum Melchisedech cum Abraham, vel quod ibi essent ejus deliciæ, vel quod amœnitate digna esset rege.

Gen. 14- 5 Percusseruntq... Emim in Save Cariathaim
-17 Et regum qui cum eo erant in valle Save

SAXEUS.

Exod. 7-19 Tam in ligneis vasis quam in saxeis

SAXOSUS.

Deut. 21- 4 Ducent eam ad vallem asper. atq. saxosam

SAXUM.

Gen. 11- 3 Habueruntq. lateres pro saxis, et bitumen
Deut. 27- 6 Et de saxis informibus et impolitis.
32-13 Ut surgeret... oleumque de saxo durissimo
Josue. 10-18 Et ait : Volvite saxa ingentia ad os speluncæ
-27 Et posuerunt super os ejus saxa ingentia
1 Reg. 14-33 Volvite ad me jam nunc saxum grande
4 Reg. 12-12 Et in iis, qui cædebant saxa, et ut emerent
1 Par. 12- 2 Et utraque manu fundis saxa jacientes
2 Par. 26-15 Ut mitterent sagittas et saxa grandia
Job. 14-18 Et saxum transfertur de loco suo
Prov. 27- 3 Grave est saxum, et onerosa arena
Eccli. 46- 6 Deus in saxis grandinis virtutis valde fortis
47- 5 Saxo fundæ dejecit exultationem Goliæ
Isai. 2-21 Et ingredietur... et in cavernas saxorum
33-16 Munimenta saxorum sublimitas ejus
1 Mac. 10-73 In campo, ubi non est lapis, neque saxum
Matth. 27-60 Advolvit saxum magnum ad ostium monum.

SCABELLUM.

1 Par. 28- 2 In qua requiesceret.. et scabellum pedum Dei
2 Par. 9-18 Sex quoq. gradus, quibus ascendebatur ad solium, et scabellum aureum
Psal. 98- 5 Et adorate scabellum pedum ejus
109- 1 Donec ponam inimicos t. scabellum pedum
Isai. 66- 1 Terra autem scabellum pedum meorum
Thren. 2- 1 Non est recordatus scabelli pedum suorum
Matth. 5-35 Neq. per terram, quia scabellum est pedum
22-44 Donec ponam inimicos t. scabellum pedum
Marc. 12-36 Donec ponam inimicos t. scabellum pedum
Act. 2-35 Donec ponam inimicos t. scabellum pedum
7-49 Terra autem scabellum pedum meorum
Hebr. 1-13 Quoadusq. ponam inimicos tuos scabellum
10-13 Don. ponantur inimici ej. scabellum pedum
Jacob. 2- 3 Tu sta illic; aut sede sub scabello pedum

SCABIES.

Levit. 13- 6 Mundabit eum, quia scabies est
21-20 Si albug. habens in oculo, si jugem scabiem
22-22 Si cicatricem habens, si papulas aut scabiem
Deut. 28-27 Percutiat te Dom.. scabie quoq. et prurigine

SCALA.

Gen. 28-12 Viditq. in somnis scalam stantem sup. terr.
-13 Dominum innixum scalæ dicentem sibi
1 Mac. 5-30 Portantes scalas et machinas, ut compreh.

SCALPELLUM.

Jerem. 36-23 Scidit illud scalpello scribæ, et projecit in ing.

SCANDALIZO.

Eccli. 1-37 Et non scandalizeris in labiis tuis
3-28 Et pravus corde in illis scandalizabitur
9- 5 Ne forte scandalizeris in decore illius
23- 7 Nec scandalizabitur in operibus nequissimis
- 8 Superb. et maledicus scandalizabitur in illis
32-19 Et qui insidiose agit, scandalizabitur in ea
Malac. 2- 8 Et scandalizastis plurimos in lege
Matth. 5-29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te
-30 Si dextera manus tua scandalizat te, abscide
11- 6 Beatus est qui non fuerit scandalizatus in me
13-21 Propter verbum, continuo scandalizatur
-57 Et scandalizabantur in eo. Jesus a. dixit eis
15-12 Audito verbo hoc, scandalizati sunt
17-26 Ut a. non scandalizemus eos, vade ad mare
18- 6 Qui a. scandalizaverit unum de pusillis istis
- 8 Si a. manus tua vel pes tuus scandalizat te
- 9 Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum
24-10 Et tunc scandalizabuntur multi
26-33 Petrus ait illi : Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalizabor
Marc. 4-17 Propter verbum, confestim scandalizantur
6- 3 Et scandalizabantur in illo
9-41 Quisq. scandalizaverit unum ex his pusillis
-42 Si scandalizaverit te manus tua, abscide ill.
-44 Et si pes tuus te scandalizat, amputa illum
-46 Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice
14-27 Omnes scandalizabimini in me in nocte ista
-29 Si o. scandalizati fuerint in te, sed non ego
Luc. 7-23 Quicumque non fuerit scandalizatus in me
17- 2 Quam ut scandalizet unum de pusillis istis
Joan. 6-62 Dixit eis : Hoc vos scandalizat ?
16- 1 Locutus sum vobis, ut non scandalizemini
Rom. 14-21 In quo frat. t. offenditur, aut scandalizatur
1 Cor. 8-13 Quapropter si esca scandalizat fratrem m.
2 Cor. 11-29 Quis scandalizatur, et ego non uror ?

SCANDALUM.

Exod. 10- 7 Usquequo patiemur hoc scandalum
23-33 Quod tibi certe erit in scandalum
1 Reg. 18-21 Dabo eam illi, ut fiat ei in scandalum
Psal. 48-14 Hæc via illorum scandalum ipsis
49-20 Advers. filium matris t. ponebas scandalum
68-23 Fiat mensa eor. coram ipsis. .in scandalum
105-36 Et factum est illis in scandalum
118-165 Et non est illis scandalum
139- 6 Juxta iter scandalum posuerunt mihi
140- 9 Custodi me..a scandalis operantium iniquit.
Prov. 22-25 Ne forte... et sumas scandalum animæ tuæ
Eccli. 7- 6 Ne forte...et ponas scandalum in æquitate t.
27-26 Et in verbis tuis dabit scandalum
32-25 Ne ponas animæ tuæ scandalum
Isai. 8-14 Et in petram scandali, duabus domibus Isr.
Ezech. 7-19 Quia scandalum iniquitatis eor. factum est
14- 3 Scandalum iniquitatis suæ statuerunt contra
- 4 Scandalum iniquitatis suæ statuerit contra
- 7 Scandalum iniquitatis suæ statuerit contra
1 Mac. 5- 4 Qui erant populo in laqueum, et in scandal.
Matth. 13-41 Et colligent de regno ejus omnia scandala
16-23 Vade post me, Satana, scandalum es mihi
18- 7 Væ mundo a scandalis. Necesse est enim ut veniant scandala : verumtamen væ homini illi, per quem scandalum venit
26-31 Omnes vos scandalum patiemini in me
Luc. 17- 1 Impossibile est ut non veniant scandala
Rom. 9-33 Ecce pono in Sion... petram scandali
11- 9 Fiat mensa eo. in laqueum.. et in scandalum
14-13 Ne ponatis offendic. fratri, vel scandalum
1 Cor. 1-23 Prædicamus... Judæis quidem scandalum
Galat. 5-11 Ergo evacuatum est scandalum crucis
1 Petr. 2- 8 Et petra scandali, his qui offendunt verbo
1 Joan. 2-10 In lumine manet, et scandalum in eo non est
Apoc. 2-14 Balaam, qui doceb. Balac mittere scandalum

SCANDENS.

2 Reg. 15-30 Scandens et flens, nudis pedibus incedens

SCAPHA.

2 Mac. 12- 3 Rogaverunt Judæos... ascendere scaphas
- 6 Portum q. noctu succendit, scaphas exussit
Act. 27-16 Potuimus vix obtinere scapham
-30 Cum misissent scapham in mare, sub obtentu
-32 Tunc absciderunt milites funes scaphæ

SCAPULA.

Gen. 21-14 Panem, et utrem aquæ, imposuit scapulæ ej.
24-15 Habens hydriam in scapula sua
-45 Cum hydria, quam portabat in scapula
4 Reg. 9-24 Porro Jehu...percussit Joram inter scapulas
2 Par. 18-33 Percuteret regem Israel inter cervicem et scapulas
Psal. 90- 4 Scapulis suis obumbrabit tibi
Zach. 7-11 Et averterunt scapulam recedentem

SCATEO.

Exod. 16-20 Scatere cœpit vermibus, atque computruit
Habac. 3-16 Putredo in ossibus meis, et subter me scateat

SCATURIO.

2 Mac. 9- 9 Ita ut de corpore impii vermes scaturirent

SCELERATIUS. *Adverb.*

Ezech. 16-52 Vicisti sorores tuas..sceleratius agens ab eis

SCELERATUS, A, UM.

Deut. 17- 5 Qui rem sceleratissimam perpetrarunt
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici... filiis sceleratis
53-12 Pro eo quod... cum sceleratis reputatus est
Ezech. 16-27 Quæ erubescunt in via tua scelerata
-47 Pene sceleratiora fecisti illis in om. viis tuis
1 Tim. 1- 9 Et peccatoribus, sceleratis, et contaminatis

SCELESTUS, A, UM.

Eccli. 2-14 Væ duplici corde, et labiis scelestis
10- 9 Avaro autem nihil est scelestius
Isai. 1-28 Et conteret scelestos, et peccatores simul
57- 4 Numquid non vos filii scelesti, sem. mendax?
2 Mac. 5-16 Et scelestis manibus sumens sancta vasa
7- 9 Tu quidem, scelestissime, in præsenti vita nos perdis
-34 O sceleste, et omn. hominum flagitiosissime
8-32 Philarch... interfecerunt, virum scelestum
9-13 Orabat autem hic scelestus Dominum
2 Tim. 3- 2 Parentibus non obedientes, ingrati, scelesti

SCELUS.

Gen. 19-15 Ne et tu pariter pereas in scelere civitatis
50-17 Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum
Exod. 32-30 Qui vero eum deprecari pro scelere vestro
34- 7 Qui aufers iniquitatem et scelera
Levit. 18-23 Mulier non succumbet jumento, nec miscebitur ei, quia scelus est
-25 Polluta est terra : cujus ego scelera visitabo
20-12 Uterque moriatur, quia scelus operati sunt
-14 Duxerit matrem ejus, scelus operatus est
Num. 14-18 Dominus... auferens iniquitatem et scelera
25-13 Et expiavit scelus filiorum Israël
Deut. 18-12 Et propter istiusmodi scelera delebit eos
Josue. 7-12 Donec conteratis eum qui hujus sceleris reus
-13 Deleatur ex te qui h. contaminat. est scelere
22-17 Macula hujus sceleris in nobis permanet
-20 Atque utinam solus periisset in scelere suo
-29 Absit a nobis hoc scelus, ut recedamus a Do.
24-19 Nec ignoscet sceleribus vestris atq. peccatis
Judic. 9-24 Scelus interfectionis septuag. filior. Jerobaal
19-24 Ne scelus hoc contra naturam operemini
20- 3 Quomodo tantum scelus perpetratum esset
-10 Et reddere ei pro scelere, quod meretur
1 Reg. 15-23 Et quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere
4 Reg. 7- 9 Si tacuerimus... sceleris arguemur
2 Par. 29- 9 Conjuges captivæ ductæ s. propter hoc scelus
Judith. 8-19 Pro quo scelere dati sunt in gladium
Esth. 16-18 Pro quo scelere ante portas hujus urbis
-23 Insidiantur regno eorum, perire pro scelere
Job. 13-23 Scelera mea et delicta ostende mihi
35-15 Nec ulciscitur scelus valde
36- 9 Indicabit eis opera eorum et scelera eorum
Prov. 10-23 Quasi per risum stultus operatur scelus
21-27 Abominabiles, quia offeruntur ex scelere
28-13 Qui abscondit scelera sua, non dirigetur
29-16 In multiplicatione impiorum multiplicabuntur scelera
Isai. 10-25 Indignatio et furor meus super scelus eorum
50- 1 Et in sceleribus vestris dimisi matrem vestr.
53- 5 Attritus est propter scelera nostra
- 8 Propter scelus populi mei percussi eum
58- 1 Et annuntia populo meo scelera eorum
59-12 Quia scelera nostra nobiscum, et iniquitates
Jerem. 11-15 Dilectus m. in domo mea fecit scelera multa
13-27 Et hinnitus tuus, scelus fornicationis tuæ
Ezech. 7- 8 Et imponam tibi omnia scelera tua
12-16 Ut enarrent omnia scelera eor. in gentibus
16-43 Et non feci juxta scelera tua in omnibus
-47 Neq. secundum scelera ear. fecisti pauxillum
-51 Sed vicisti eas sceleribus tuis, et justificasti
-58 Scelus tuum et ignominiam tuam tu portasti
20-43 Et recordabimini ibi... omnium scelerum
-44 Neque secundum scelera vestra pessima
22- 9 Scelus operati sunt in medio tui
23-21 Et visitasti scelus adolescentiæ tuæ
-27 Et requiescere faciam scelus tuum de te
-29 Et revelabitur...scelus tuum, et fornic. tuæ
-35 Tu q. porta scelus tuum, et fornicationes t.
-36 Et annuntias eis scelera earum
-48 Et auferam scelus de terra : et discent omnes mulieres ne faciant secundum scelus ear.
-49 Et dabunt scelus vestrum super vos
36-31 Et displicebunt vobis... scelera vestra

Ezech. 39-24 Juxta immunditiam cor. et scelus feci eis
44- 6 Sufficiant vobis omnia scelera vestra
- 7 Dissolvistis pactum meum in om. sceleribus
-13 Portabunt confusionem suam et scelera sua
Osee. 6- 9 Quia scelus operati sunt
Amos. 1- 3 Super tribus sceleribus Damasci
- 6 Super tribus sceleribus Gazæ
- 9 Super tribus sceleribus Tyri
-11 Super tribus sceleribus Edom
-13 Super tribus sceleribus filiorum Ammon
2- 1 Super tribus sceleribus Moab
- 4 Super tribus sceleribus Juda, et super quat.
- 6 Super tribus sceleribus Israël, et super quat.
5-12 Quia cognovi multa scelera vestra
Mich. 1- 5 In scelere Jacob omne istud, et in peccatis domus Israel, quod scelus Jacob?
-13 Quia in te inventa sunt scelera Israel
3- 8 Ut annuntiem Jacob scelus suum, et Israël
6- 7 Dabo primogenitum meum pro scelere meo
2 Mac. 4-13 Propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium et inauditum scelus

SCENOFACTORIUS, A.

Act. 18- 3 Erant autem scenofactoriæ artis

SCENOPEGIA.

1 Mac. 10-21 In die solemni scenopegiæ
2 Mac. 1- 9 Frequentate dies scenopegiæ mensis Casleu
-18 Ut et vos quoque agatis diem scenopegiæ
Joan. 7- 2 Erat a. in proximo dies fest. Jud., scenopegia

SCEPTRUM.

Gen. 49-10 Non auferetur sceptrum de Juda
Num. 13-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi
18- 2 Et sceptrum patris tui sume tecum
Esth. 8- 4 At ille ex more sceptrum aureum protendit
14-11 Ne tradas, Domine, sceptrum tuum his
15-14 Accede igitur, et tange sceptrum
Sap. 6-22 Si ergo delectamini sedibus et sceptris
10-14 Donec afferret illi sceptrum regni, et potent.
Eccli. 35-23 Donec... et sceptra iniquorum contribuet
Isai. 9- 4 Et sceptrum exactoris ejus superasti
Jerem. 51-19 Ipse est, et Israel sceptrum hæreditatis ejus
Baruc. 6-13 Sceptrum a. habet ut homo, sicut judex
Ezech. 19-11 Et factæ sunt ei virgæ solidæ in sceptra
-14 Et non fuit in ea... sceptrum dominantium
20-37 Et subjiciam vos sceptro meo, et inducam
21-10 Qui moves sceptrum filii mei, succidisti om.
-13 Et hoc, cum sceptrum subverterit, et non erit
30-18 Cum contrivero ibi sceptra Ægypti
Amos. 1- 5 Tenentem sceptrum de domo voluptatis
- 8 Disperdam.. tenentem sceptrum de Ascal.
Habac. 3-14 Maledixisti sceptris ejus, capiti bellator. ej.
Zach. 10-11 Superbia Assur, et sceptrum Ægypti recedet

SCEVA.

Vir Judæus, et princeps sacerdotum Judæorum qui Ephesi commorabantur. Septem habebat filios exorcistas qui videntur voluisse sanctum Paulum imitari, et studio laudis aut quæstus causa tentasse dæmonia ejicere. Duos vero illorum nudos vulneratosque fugavit homo dæmoniacus.

Act. 19-14 Erant autem quidam Judæi Scevæ principis

SCHIBBOLETH.

Non poterant hanc vocem Schibboleth *Ephraimitæ pronuntiare per* s *et* c, *id est, per* scin, *quod sonat ut nostrum* s *in principio dictionis; sed pronuntiabant per* s, *id est, per* samech, *ut* s *nostrum inter duas vocales in medio dictionis, dicentes* Sibboleth *quasi pronuntiarent* Zibboleth, *ex quo agnoscebantur. Hoc passim accidit, ut nationes aliquæ, imo provinciæ ejusdem regni, aliquas voces per aliquas litteras efferre aut non possint, aut ægre possint.*

Judic. 12- 6 Dic ergo Schibboleth, quod interpretatur

SCHINUS.

Dan. 13-54 Dic sub qua arbore... Qui ait: Sub schino

SCHISMA.

Joan. 9-16 Et schisma erat inter eos
1 Cor. 1-10 Et non sint in vobis schismata
12-25 Ut non sit schisma in corpore

SCHOLA.

Act. 19- 9 Quotidie disputans in schola tyranni cujusd.

SCIENTIA.

Gen. 2- 9 Lignumque scientiæ boni et mali
-17 De ligno a. scientiæ boni et mali ne comedas
44-15 Quod non sit simil. mei in augurandi scientia
Exod. 1-19 Ipsæ enim obstetricandi habent scientiam
31- 3 Et implevi eum... scientia in omni opere
Exod. 35-31 Implevitq. eum... scientia, et omni doctrina
Levit. 10-10 Et ut habeatis scientiam discernendi
1 Reg. 2- 3 Quia Deus scientiarum, Dominus est
2 Par. 1-11 Petisti autem sapientiam et scientiam
-12 Sapientia et scientia data sunt tibi
Esth. 14-14 Domine, qui habes omnium scientiam
Job. 13- 2 Secundum scientiam vestram et ego novi
21-14 Et scientiam viarum tuarum nolumus
-22 Numquid Deum docebit quispiam scientiam
22- 2 Homo, etiam cum perfectæ fuerit scientiæ
32-17 Respondebo...et ostendam scientiam meam
35-16 Et absque scientia verba multiplicat
36- 3 Repetam scientiam meam a principio
- 4 Et perfecta scientia probabitur tibi
-26 Ecce, Deus magnus vincens scientiam nost.
37-16 Numquid nosti...et perfectas scientias
42- 3 Quis est iste qui celat consilium absq. scientia Quæ ultra modum excederent scientiam m.
Psal. 18- 3 Et nox nocti indicat scientiam
72-11 Quom. scit Deus, et si est scientia in Excelso
93-10 Non arguet: Qui docet hominem scientiam?
118-66 Et disciplinam et scientiam doce me
138- 6 Mirabilis facta est scientia tua ex me
Prov. 1- 4 Ut detur..adolescenti scientia et intellectus
-22 Cupient, et imprudentes odibunt scientiam
2- 5 Et scientiam Dei invenies
- 6 Et ex ore ejus prudentia et scientia
-10 Et scientia animæ tuæ placuerit
8- 9 Recti sunt.. et æqui invenientibus scientiam
9-10 Et scientia sanctorum, prudentia
10-14 Sapientes abscondunt scientiam
11- 9 Justi autem liberabuntur scientia
12- 1 Qui diligit disciplinam, diligit scientiam
-23 Homo versutus celat scientiam
14-18 Et expectabunt astuti scientiam
15- 2 Lingua sapientium ornat scientiam
- 7 Labia sapientium disseminabunt scientiam
18-15 Cor prudens possidebit scientiam
19- 2 Ubi non est scientia animæ, non est bonum
-27 Nec ignores sermones scientiæ
20-15 Et vas pretiosum labia scientiæ
21-11 Et si sectetur sapientem, sumet scientiam
22-12 Oculi Domini custodiunt scientiam
-20 Ecce descripsi eam tibi tripliciter, in cogitationibus et scientia
23-12 Aures tuæ (*ingrediantur*) ad verba scientiæ
27-21 Cor autem rectum inquirit scientiam
28- 2 Et propter.. horum scientiam quæ dicuntur
29- 7 Impius ignorat scientiam
30- 3 Et non novi scientiam sanctorum
Eccle. 1-18 Et qui addit scientiam, addit et laborem
2-26 Hom. bono...dedit Deus sapient. et scientiam
9-10 Nec sapientia, nec scientia erunt apud infer.
Sap. 1- 7 Quod continet omnia, scientiam habet vocis
2-13 Promittit se scientiam Dei habere
6-24 Et ponam in lucem scientiam illius
7-16 Sapientia, et operum scientia et disciplina
-17 Dedit mihi horum, quæ sunt, scientiam ver.
8- 8 Et si multitudinem scientiæ desiderat quis
10-10 Et dedit illi scientiam sanctorum
13- 1 Homines, in quibus non subest scientia Dei
-13 Et per scientiam suæ artis figuret illud
14-22 Non suffecerat errasse eos circa Dei scientiam
Eccli. 1-17 Timor Domini, scientiæ religiositas
-24 Scientiam... sapientia compartietur
-26 Sapientiæ intellectus, et scientiæ religiositas
4-21 Et thesaurizabit super illum scientiam
-29 Et scientia, et doctrina in verbo sensati
5-12 Esto firmus... in verit. sensus tui et scientia
11-15 Et disciplina, et scientia legis apud Deum
16-25 Et in veritate enuntio scientiam ejus
17- 6 Creavit illis scientiam spiritus
21-16 Scientia sapientis tanq. inundatio abund.
-21 Et scientia insensati inenarrabilia verba
25-13 Qui invenit sapientiam et scientiam
32- 5 Primum verbum diligenti scientia
33- 8 A Domini scientia separati sunt, facto sole
38- 6 Et dedit hominibus scientiam Altissimus
40- 5 Somnus noctis immutat scientiam ejus
42-19 Cognovit enim Dominus omnem scientiam
Isai. 5-13 Populus meus, quia non habuit scientiam
11- 2 Et requiescet super eum... spiritus scientiæ
- 9 Quia repleta est terra scientia Domini
28- 9 Quem docebit scientiam?
32- 4 Et cor stultorum intelliget scientiam
33- 6 Divitiæ salutis, sapientia et scientia
40-14 Erudivit eum scientiam, et viam prudentiæ
44-25 Et scientiam eorum stultam faciens
47-10 Sapientia tua et scientia tua hæc decepit te
53-11 In scientia sua justificabit ipse justus servus
Jerem. 3-15 Et pascent vos scientia et doctrina
10-14 Stultus factus est omnis homo a scientia
51-17 Stultus factus est omnis homo a scientia
Dan. 1- 4 Cautos scientia, et doctos disciplina
Dan. 1-17 Pueris autem his dedit Deus scientiam
2-21 Dat... scientiam intelligentibus disciplinam
5-11 Scientia et sapientia inventæ sunt in eo
-14 Et scientia intelligentiaque ac sapientia ampliores inventæ sunt in te
12- 4 Pertransibunt, et multiplex erit scientia
Osee. 4- 1 Non est scientia Dei in terra
- 6 Eo quod non habuerit scientiam
Quia tu scientiam repulisti, repellam te
6- 6 Et scientiam Dei, plus quam holocausta
Malac. 2- 7 Labia enim sacerdotis custod. et scientiam
2 Mac. 6-30 Dixit: Domine, qui habes sanctam scientiam
Luc. 1-77 Ad dandam scientiam salutis plebi ejus
11-52 Tulistis clavem scientiæ, ipsi non introistis
Rom. 2-20 Habentem formam scientiæ et veritatis
10- 2 Quod æmulationem Dei habent, sed non secundum scientiam
11-33 O altitudo divitiar. sapientiæ et scientiæ Dei
15-14 Pleni estis dilectione, repleti omni scientia
1 Cor. 1- 5 Divites facti estis... et in omni scientia
8- 1 Scimus quia omnes scientiam habemus
Scientia inflat, charitas vero ædificat
- 7 Sed non in omnibus est scientia
-10 Si e. quis viderit eum, qui habet scientiam
-11 Et peribit infirmus in tua scientia frater
12- 8 Alii autem sermo scientiæ (*datur*)
13- 2 Si...noverim myst. omnia et omn. scientiam
- 8 Linguæ cessabunt, sive scientia destruetur
14- 6 Loquar aut in revelatione, aut in scientia
2 Cor. 4- 6 Ad illuminationem scientiæ claritatis Dei
6- 6 In castitate, in scientia, in longanimitate
8- 7 Abundatis fide, et sermone, et scientia
10- 5 Extollentem se adversus scientiam Dei
11- 6 Etsi imperitus sermone, sed non scientia
Ephes. 3-19 Scire etiam supereminent. scientiæ charitatem
Philip. 1- 9 Charitas vestra magis ac magis abundet in scientia
3- 8 Propter eminentem scientiam Jesu Christi
Colos. 1-10 Fructificantes, et crescentes in scientia Dei
2- 3 In quo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi
1 Tim. 6-20 Et oppositiones falsi nominis scientiæ
2 Tim. 3- 7 Nunquam ad scientiam veritatis perven.
1 Petr. 3- 7 Viri simil. cohabitantes secundum scientiam
2 Petr. 1- 5 Ministrate... in virtute autem scientiam
- 6 (*Ministrate*) in scientia a. abstinentiam

SCIENTISSIMUS.

2 Par. 2-13 Misi ergo tibi virum...scientissimum Hiram

SCILICET.

Gen. 2-25 Erat a. uterque nudus, Adam scilicet et uxor
9-22 Verenda scilicet patris sui esse nudata
14- 9 Scilicet adversus Chodorlahomor regem
48-13 In sinistra sua, ad dexteram scilicet patris
Exod. 18-14 Omnia scilicet quæ agebat in populo
29- 9 Aaron scilicet et liberos ejus (*cinges balteo*)
35-11 Tabernacul. scilicet, et tectum ej. (*faciat*)
36-30 Binas scilicet bases sub singulis tabulis
39-41 In sanctuario, Aaron scilicet et filii ejus
Levit. 2- 4 Panes scilicet absque fermento, conspersos
4-32 Sin...obtulerit...ovem scilicet immaculatam
Num. 21- 1 Venisse scilicet Israel per explorator. viam
-25 In Hesebon scilicet et viculis ejus
25- 8 Et perfodit ambos simul, virum scilicet et mulierem, in locis genitalibus
Deut. 14-12 Aquilam scilicet, et gryphem, et haliæetum
Josue. 10- 1 Quod scilicet cepisset Josue Haï
3 Reg. 3-13 Dedi tibi: divitias scilicet, et gloriam
9-21 Quos scilicet non potuerant filii Israel exterminare
15-20 Percusserunt..om. scilicet terram Nephthali
21-13 Scilicet ut viri diabolici, dixerunt cont. eum
4 Reg. 3-26 Cum vidisset rex Moab, prævaluisse scilicet
1 Par. 6-54 Per vicos atq. confinia, filior. scilicet Aaron
10-11 Omnia scilicet quæ Philisth. fecerant super
2 Par. 6-30 De cœlo, de sublimi scilicet habitaculo tuo
9- 3 Quæ postq. vidit, sapientiam scilicet Salom.
-11 De quibus fecit rex, de lignis scilicet thyinis
12- 3 Lybies scilicet, et Troglodytæ, et Æthiopes
15- 8 Quod cum audisset Asa, verba scilicet
20-22 Filiorum scilicet Ammon, et Moab
23-12 Vocem scilicet currentium atq. laudantium
32- 2 Cum vidisset Ezechias, venisse scilicet Sen.
1 Esdr. 6- 8 Scilicet ut de arca regis, id est, de tributis
Tobiæ. 12- 5 Et vocantes eum, pater scilicet et filius
Judith. 3- 1 Ac principes, Syriæ scilicet Mesopotamiæ

SCINDO.

Gen. 37-30 Et scissis vestibus pergens ad fratres suos
-34 Scissisque vestibus, indutus est cilicio
44-13 At illi, scissis vestibus, oneratisq. rurs. asinis
Levit. 10- 6 Vestim. nolite scindere, ne forte moriamini
21-10 Non discooperiet, vestimenta non scindet
Num. 14- 6 Lustraverant terram, sciderunt vestimenta

Deut. 21- 3 Quæ non traxit jug., nec terr. scidit vomere
Josue. 7- 6 Josue vero scidit vestimenta sua
9- 4 Asinis imponentes, et utres vinarios scissos
Judic. 11-35 Qua visa, scidit vestimenta sua, et ait : Heu
1 Reg. 4-12 Scissa veste, et conspersus pulvere caput
15-27 Summitatem pallii ejus, quæ et scissa est
-28 Scidit Dominus regnum Israël a te hodie
28-17 Et scindet regnum tuum de manu tua
2 Reg. 1-11 Apprehendens a. David vestimenta s. scidit
3-31 Scindite vestimenta vestra, et accingimini
13-19 Scissa talari tunica... ibat ingrediens
-31 Surrexit itaque rex, et scidit vestimenta sua
Qui assistebant ei, sciderunt vestimenta sua
14-30 Et venientes servi Joab, scissis vestibus suis
15-32 Occurrit ei Chusaï Arachites, scissa veste
3 Reg. 11-11 Scindam regnum tuum, et dabo illud servo
-12 De manu filii tui scindam illud
-30 Pallium suum... scidit in duodecim partes
-31 Ego scindam regnum de manu Salomonis
13- 3 Ecce altare scindetur, et effundetur cinis
- 5 Altare quoq. scissum est, et effusus est cinis
14- 8 Scidi regnum domus Dav., et dedi illud tibi
21-27 Scidit vestimenta sua, et operuit cilicio carn.
4 Reg. 2-12 Apprehenditque vestimenta sua, et scidit illa
5- 7 Cumque legisset rex... scidit vestimenta sua
- 8 Scidisse videlicet regem Isr. vestimenta sua
Dicens : Quare scidisti vestimenta tua ?
6-30 Quod cum audisset rex, scidit vestimenta s.
11-14 Scidit vestimenta sua, clamavitq. : Conjur.
15-16 Interfecit om. prægnantes ejus, et scidit eas
17-21 Tempore, quo scissus est Israël a domo Dav.
18-37 Venitq. Eliacim... ad Ezech. scissis vestibus
19- 1 Ezechias rex scidit vestimenta sua
22-11 Et (*cum*) audisset rex.:. scidit vestimenta s.
-19 Scidisti vestimenta tua, et flevisti coram me
2 Par. 23-13 Scidit vestimenta sua, et ait : Insidiæ, insidiæ
34-19 Audissetq. ille verba legis, scidit vestim. sua
-27 Scidisti vestimenta tua, et flevisti coram me
1 Esdr. 9- 3 Scidi pallium meum et tunicam, et evelli
- 5 Et scisso pallio et tunica, curvavi genua mea
Judith. 14-14 Exclamavit... et scidit vestimenta sua
-17 Sciderunt omnes vestimenta sua
Esth. 4- 1 Scidit vestimenta sua, et indutus est sacco
Job. 1-20 Tunc surrexit Job, et scidit vestimenta sua
2-12 Scissisque vestibus, sparserunt pulverem
Eccle. 3- 7 Tempus scindendi, et tempus consuendi
10- 9 Et qui scindit ligna, vulnerabitur ab eis
Sap. 5-11 Et scindens per vim itineris aërem
Isai. 35- 6 Scissæ sunt in deserto aquæ, et torrentes
36-22 Ingressus est... ad Ezechiam scissis vestibus
37- 1 Scidit vestimenta sua, et obvolutus est sacco
48-21 Et scidit petram, et fluxerunt aquæ
63-12 Qui scidit aquas ante eos, ut faceret sibi nom.
Jerem. 36-23 Scidit illud scalpello scribæ, et projecit
-24 Et non timuerunt, neque sciderunt vestim.
38-12 Pone... hæc scissa et putrida sub cubito
Baruc. 6-30 Sacerdotes sedent, habentes tunicas scissas
Dan. 13-55 Ecce e. Angelus Dei.. scindet te medium
Osee. 13- 8 Bestia agri scindet eos
Joel. 2-13 Et scindite corda vestra, et non vestimenta
Mich. 1- 4 Et valles scindentur sicut cera a facie ignis
Nahum. 2-10 Dissipata est, et scissa, et dilacerata
Habac. 3- 9 Fluvios scindes terræ
Zach. 14- 4 Et scindetur mons Olivarum ex media parte
1 Mac. 1-59 Et libros legis Dei combusserunt igni, scindentes eos
2-14 Et scidit vestimenta sua Mathathias
4-39 Et sciderunt vestimenta sua, et planxerunt
11-71 Et scidit Jonathas vestimenta sua
13-45 Et filiis supra murum, scissis tunicis suis
Matth. 26-65 Princeps sacerdotum scidit vestimenta sua
27-51 Velum templi scissum est in duas partes
Et terra mota est, et petræ scissæ sunt
Marc. 14-63 Summus a. sacerdos scindens vestimenta s.
15-38 Velum templi scissum est in duo, a summo
Luc. 23-45 Et velum templi scissum est medium
Joan. 19-24 Non scindamus eam, sed sortiamur de illa
21-11 Et cum tanti essent, non est scissum rete
Act. 16-22 Magistratus, scissis tunicis eorum, jusserunt

SCINIPHES *et* CINIPHES.

Exod. 8-16 Et sint sciniphes in universa terra Ægypti
-17 Et facti sunt sciniphes in hominibus
Omnis pulvis terræ versus est in sciniphes
-18 Incantationibus suis, ut educerent sciniphes
Psal. 104-31 Et ciniphes in omnibus finibus eorum

SCINTILLA.

2 Reg. 14- 7 Et quærunt extinguere scintillam meam
Sap. 2- 2 Sermo scintilla ad commovendum cor nost.
3- 7 Tanquam scintillæ in arundineto discurrent
11-19 Aut horrendas ab oculis scintillas emittent.
Eccli. 11-34 A scintilla una augetur ignis
28-14 Si sufflaveris in scintillam, quasi ignis exardebit
Eccli. 42-23 Et tanquam scintilla, quæ est considerare
Isai. 1-31 Et erit... opus vestrum quasi scintilla
Ezech. 1- 7 Et scintillæ quasi aspectus æris candentis

SCIO.

Gen. 3- 5 Scit enim Deus quod in quocumque die
Et eritis sicut dii, scientes bonum et malum
-22 Et ait : Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum
15- 8 Unde scire possum, quod possessurus sim
-13 Scito prænosc. quod peregrinum futurum sit
18-19 Scio enim quod præcepturus sit filiis suis
-21 Opere compleverint: an non est ita, ut sciam
20- 6 Et ego scio quod simplici corde feceris
- 7 Scito quod morte morieris tu, et omnia
24-21 Scire volens utrum prosper. iter s. fecisset
29-10 Cum vidisset Jacob, et sciret consobrinam
38- 9 Ille sciens non sibi nasci filios, introiens
41-43 Præpositum esse scirent univ. terræ Ægypti
42-34 Ut sciam quod non sitis exploratores
43- 7 Numq. scire poteramus quod dicturus esset
44-27 Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor m.
48-19 Qui renuens, ait : Scio, fili mi, scio
Exod. 3- 8 Et sciens dolorem ejus, descendi ut liberem
-19 Sed ego scio quod non dimittet vos rex Æg.
4-14 Frater tuus Levites, scio quod eloquens sit
6- 7 Et scietis quod ego sum Dom. Deus vester
7- 5 Et scient Ægyptii quia ego sum Dominus
-17 In hoc scies quod sim Dominus
8-10 Ut scias quoniam non est sicut Dominus
-22 Et scias quoniam ego Dom. in medio terræ
9-14 Ut scias quod non sit similis mei in o. terra
-29 Ut scias quia Domini est terra
10- 2 Et sciatis quia ego Dominus
11- 7 Ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus
14- 4 Scientque Ægyptii quia ego sum Dominus
-18 Et scient Ægyptii quia ego sum Dominus
16- 6 Vespere scietis quod Dominus eduxerit vos
-12 Scietisque quod ego sum Dom. Deus vester
21-36 Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset
23- 9 Scitis enim advenarum animas
29-46 Et scient quia ego Dominus Deus eorum
31-13 Ut sciatis quia ego Do., qui sanctifico vos
33- 5 Ut sciam quid faciam tibi
-13 Ostende mihi faciem tuam, ut sciam te
-16 In quo enim scire poterimus ego et populus
36- 1 Ut scirent fabre operari quæ...necessaria s.
Levit. 11-47 Sciatis quid comedere et quid resp. debeatis
13-39 Sciat non esse lepram, sed maculam
14-57 Ut possit sciri quo tempore mundum quid
Num. 4-27 Scient singuli cui debeant oneri mancipari
14-34 Et scietis ultionem meam
16-15 Tu scis quod ne asellum quidem unquam acceperim ab eis
-28 In hoc scietis, quod Dominus miserit me
-30 Scietis quod blasphemaverint Dominum
22-19 Scire queam quid mihi rursum respondeat
32-23 Scitote quon. pecc. vest. apprehendet vos
Deut. 4- 5 Scitis quod docuerim vos præcepta
-35 Ut scires quoniam Dominus ipse est Deus
-39 Scito ergo hodie, et cogitato in corde tuo
7- 9 Et scies, quia Dom. Deus tuus, ipse est Deus
9- 3 Scies ergo hodie quod Dominus... transibit
- 6 Scito ergo quod non propter justitias tuas
29- 6 Ut sciretis quia ego sum Dom. Deus vester
31-21 Scio enim cogitationes ejus, quæ facturus sit
-27 Ego enim scio contentionem tuam
Josue. 3- 7 Ut sciant quod sic. cum Moyse fui, ita et tec.
-10 Scietis quod Dominus... in medio vestri est
22-31 Nunc scimus quod nobiscum sit Dominus
23-13 Scitote quod Do. Deus vest. non eas deleat
Judic. 6-14 De manu Madian : scito quod miserim te
-37 Sciam quod per manum m... liberabis Isr.
17-13 Nunc scio, dicens, quod benefaciet mihi D.
18- 5 Ut scire possent an prosp. itinere pergerent
Ruth. 3-11 Scit e. o. populus, qui habitat intra portas
4- 4 Indica mihi, ut sciam quid facere debeam
1 Reg. 3- 7 Porro Samuel necdum sciebat Dominum
6- 3 Scietis quare non recedat manus ej. a vobis
- 9 Sciemus quia nequaq. manus ej. tetigit nos
12-17 Et scietis, et videbitis, quia grande malum
14-38 Et scitote, et videte, per quem acciderit pec.
16-16 Quærent hominem scientem psallere cithara
-18 Vidi filium Isaï Bethleh. scientem psallere
17-46 Ut sciat omnis terra, quia est Deus in Israël
20- 3 Scit profecto pater tuus quia inveni gratiam
- 7 Scito quia completa est malitia ejus
21- 2 Nemo sciat rem, propter quam missus es
22- 3 Donec sciam quid faciat mihi Deus
-15 Non e. scivit servus t. quidquam super hoc
-17 Scientes quod fugisset, et non indicaverunt
-22 Sciebam in die illa, quod cum ibi esset Doëg
23-17 Sed et Saül pater meus scit hoc
24-21 Quia scio quod certissime regnaturus sis
28- 1 Sciens nunc scito, quoniam mec. egredieris
1 Reg. 28- 2 Nunc scies, quæ facturus est servus tuus
29- 9 Scio quia bonus es tu in oculis meis
2 Reg. 1- 5 Unde scis quia mortuus est Saül, et Jonat.
-10 Sciebam enim quod vivere non poterat
3-25 Et sciret exitum tuum et introitum tuum
7-20 Tu enim scis servum tuum, Domine Deus
11-16 In loco ubi sciebat viros esse fortissimos
12-22 Quis scit si forte donet eum mihi Dominus?
14-30 Scitis agrum Joab juxta agrum meum
17-10 Scit enim omnis populus Israël fortem esse
24- 2 Numerate populum, ut sciam numerum ej.
3 Reg. 2- 9 Vir autem sapiens es, ut scias quæ facies ei
-37 Scito te interficiendum : sanguis tuus
-42 Ieris huc et illuc, scito te esse moriturum
5- 3 Tu scis voluntatem David patris mei
- 6 Scis enim quomodo non est in populo meo
8-60 Ut sciant o. populi terræ, quia Do. ipse est
20-13 Ut scias, quia ego sum Dominus
-22 Vade, et confortare, et scito... quid facias
-28 Et scietis quia ego sum Dominus
4 Reg. 5- 6 Scito quod miserim ad te Naaman serv. m.
- 8 Veniat ad me, et sciat esse prophetam in Isr.
-15 Et ait : Vere scio quod non sit alius Deus
6-32 Numquid scitis quod miserit filius homicidæ
7-12 Sciunt quia fame laboramus
8-12 Quia scio quæ facturus sis filiis Israël mala
19-19 Ut sciant omnia regna terræ, quia tu es Do.
1 Par. 21- 2 Et afferte mihi numerum ut sciam
28- 9 Tu a. Salomon, fili mi, scito Deum patris tui
29-17 Scio, Deus meus, quod probes corda
2 Par. 2- 7 Et qui sciat sculpere cælaturas
- 8 Scio e. quod servi tui noverint cædere ligna
-14 Et qui scit cælare omnem sculpturam
6-33 Ut sciant omnes populi terræ nomen tuum
12- 8 Ut sciant distantiam servitutis meæ
25-16 Scio, inquit, quod cogitaverit Deus occid.
34-12 Omnes Levitæ scientes organis canere
1 Esdr. 4-15 Et scies quon. urbs illa, urbs rebellis est
2 Esdr. 5- 8 Nos, ut scitis, redemimus fratres nost. Jud.
6-16 Et scirent quod a Deo factum esset opus hoc
Tobiæ. 3-16 Tu scis, Dom., quia nunq. concupivi virum
4-13 Nunquam patiaris crimen scire
7-11 Expavit, sciens quid evenerit illis sept. viris
8- 9 Domine, tu scis, quia non luxuriæ causa
9- 4 Scis e. ipse quoniam numerat pater m. dies
11- 2 Scis quemadmodum reliquisti patrem tuum
- 8 Scias e. quoniam mox aperientur oculi ejus
-16 Et uxor ejus, et omnes qui sciebant eum
13- 4 Et faciatis scire eos, quia non est alius Deus
Judith. 4-12 Scitote quoniam exaudiet Dom. preces vest.
5-29 Ut sciat omnis gens, quoniam Nabuchod.
10-16 Hoc autem scias, quoniam cum steteris
11- 9 Et quoniam sciunt se offendisse Deum s.
Esth. 1-13 Scientium leges ac jura majorum
2-11 Et scire volens quid ei accideret
3- 4 Scire cupientes utrum perseveraret in sent.
-14 Ut omnes provinciæ scirent, et pararent se
11-12 Scire cupiens quid significaret somnium
13-12 Et scis, quia non pro superbia et contumel.
14-16 Tu scis necessitatem meam, quod abominer
16-17 Unde eas litteras... sciatis esse irritas
Job. 5-24 Et scies quod pacem habeat tabernac. tuum
-25 Scies quoque quon. multiplex erit semen t.
9- 2 Vere scio quod ita sit, et quod non justific.
-28 Sciens quod non parceres delinquenti
10- 7 Et scias quia nihil impium fecerim
-13 Tamen scio quia universorum memineris
13-18 Si fuero judicatus, scio quod justus inveniar
19-25 Scio enim quod Redemptor meus vivit
-29 Et scitote esse judicium
20- 4 Hoc scio a principio, ex quo positus est homo
21-19 Et cum reddiderit, tunc sciet
23- 5 Ut sciam verba quæ mihi respondeat
-10 Ipse vero scit viam meam, et probavit me
30-23 Scio quia morti trades me
31- 6 Et sciat Deus simplicitatem meam
37-15 Numq. scis quando præceperit Deus pluviis
38-21 Sciebas tunc quod nasciturus esses ?
39- 2 Et scisti tempus partus earum ?
42- 2 Scio quia omnia potes, et nulla te latet cog.
Psal. 4- 4 Scitote quoniam mirificavit Dom. sanctum
9-21 Ut sciant gentes quoniam homines sunt
35-11 Prætende misericordiam t. scientibus te
38- 5 Ut sciam quid desit mihi
39-10 Labia mea non prohibebo : Dom., tu scisti
52- 5 Nonne scient omnes qui operantur iniquit.
58-14 Et scient quia Deus dominabitur Jacob
68- 6 Deus, tu scis insipientiam meam
-20 Tu scis improperium meum et confusionem
72-11 Et dixerunt : Quomodo scit Deus
86- 4 Memor ero Rahab et Babyl. scientium me
88-16 Beatus populus, qui scit jubilationem
93-11 Dominus scit cogitationes hominum
99- 3 Scitote quoniam Dominus ipse est Deus
108-27 Et sciant quia manus tua hæc

Psal. 118-125 Da mihi intellectum, ut sciam testimonia t.
138-23 Proba me, Deus, et scito cor meum
Prov. 1- 2 Ad sciendam sapientiam et disciplinam
4- 1 Et attendite ut sciatis prudentiam
9-13 Plenaque illecebris, et nihil omnino sciens
Eccle. 1-17 Dedique cor meum ut scirem prudentiam
6-10 Et scitur quod homo sit, et non possit contra
7-23 Scit enim conscientia tua, quia et tu crebro
-26 Ut scirem, et considerarem, et quærerem
8- 7 Et futura nullo scire potest nuntio
-16 Et apposui cor meum ut scirem sapientiam
9- 5 Viventes enim sciunt se esse morituros
11- 9 Et scito quod pro om. his adducet te Deus
Sap. 2-17 Et sciemus quæ erunt novissima illius
-19 Interrogemus eum, ut sciamus reverentiam
7-17 Ut sciam dispositionem orbis terrarum
8- 8 Scit præterita, et de futuris æstimat : scit versutias sermonum, et dissolutiones argumentorum : signa et monstra scit antequam fiant
- 9 Sciens quon. mecum communicabit de bonis
-21 Ut scivi quon. aliter non possem esse contin. Erat prudentiæ, scire cuj. esset hoc donum
9- 9 Et sciebat quid esset placitum oculis tuis
-10 Ut sciam quid acceptum sit apud te
-11 Scit enim illa omnia, et intelligit
-13 Quis e. homin. poterit scire consilium Dei ?
-17 Sensum autem tuum quis sciet
10- 5 Scivit justum, et conservavit sine querela
-12 Et sciret quon. om. potentior est sapientia
11-10 Scierunt quemad... impii tormenta pater.
-17 Ut scirent, quia per quæ peccat quis
13- 3 Sciant quanto his dominator eor. speciosior
- 9 Si enim tantum potuerunt scire
-16 Sciens quoniam non potest adjuvare se
15- 2 Tui sumus, scientes magnitudinem tuam Scimus quoniam apud te sumus computati
- 3 Et scire justitiam et virtutem t., radix est
-13 Hic enim scit se super omnes delinquere
16-18 Sed ut ipsi videntes scirent, quoniam Dei judicio patiuntur persecutionem
-22 Ut scirent quoniam fructus inimicorum exterminabat ignis
-26 Ut scirent filii tui, quos dilexisti, Domine
18- 6 Ut vere scientes quib. juramentis credider.
Eccli. 2-11 Et scitote quia nullus speravit in Domino
8- 8 Sciens quoniam omnes morimur
9-16 Non enim scis quæ futura sit illius subversio
-17 Sciens quoniam usq. ad inferos non placebit
-20 Communionem mortis scito
12- 1 Si benefeceris scito cui feceris, et erit gratia
20- 6 Et est tacens sciens tempus aptum
21- 8 Et sensatus scit labi se ab ipso
24-38 Qui perficit primus scire ipsam
34- 9 Qui non est tentatus, quid scit ?
-11 Qui tentatus non est, quanta scit?
36-19 Et sciant omnes qui habitant terram
37- 9 Prius scito quæ sit illius necessitas
Isai. 5-19 Veniat consilium sancti Isr., et sciemus illud
7-15 Ut sciat reprobare malum et eligere bonum
-16 Quia anteq. sciat puer reprobare malum
8- 4 Quia antequam sciat puer vocare patrem s.
9- 9 Et sciet omnis populus Ephraïm
29-11 Quem cum dederint scienti litteras, dicent
-24 Et scient errantes spiritu intellectum
40-21 Numquid non scitis ? numq. non audistis ?
41-20 Ut videant, et sciant, et recogitent
-22 Sciemus novissima eor., et quæ ventura s.
-23 Et sciemus quia dii estis vos
-26 Quis annuntiavit ab exordio ut sciamus
43-10 Ut sciatis, et credatis mihi, et intelligatis
45- 3 Ut scias quia ego Dom., qui voco nomen t.
- 6 Ut sciant hi... quoniam absque me non est
48- 4 Scivi e. quia durus es tu, et nervus ferreus
- 8 Scio enim quia prævaricans prævaricaberis
49-23 Et scies quia ego Dominus
-26 Et sciet omnis caro, quia ego Do. salvans te
50- 4 Ut sciam sustent. eum, qui lassus est, verbo
- 7 Et scio quoniam non confundar
51- 7 Audite me, qui scitis justum, populus meus
52- 6 Propter hoc sciet populus meus nomen m.
53- 3 Virum dolorum, et scientem infirmitatem
58- 2 In diem quærunt, et scire vias meas volunt
60-16 Et scies quia ego Dominus salvans te
61- 9 Et scient in gentibus semen eorum
Jerem. 2-19 Scito, et vide, quia malum et amarum est
-23 Vide vias tuas in convalle, scito quid feceris
3-13 Verumtamen scito iniquitatem tuam
6-27 Et scies, et probabis viam eorum
9- 6 In dolo renuerunt scire me, dicit Dominus
-24 Glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me
10-23 Scio, Domine, quia non est hominis via ejus
15-15 Tu scis, Domine, recordare mei, et visita me Scito quoniam sustinui propter te opprobr.
16-21 Et scient quia nomen mihi Dominus

Jerem. 17-16 Et diem hominis non desideravi : tu scis
18-23 Tu autem, Domine, scis om. consilium eor.
24- 7 Dabo eis cor ut sciant me, quia ego sum Do.
26-15 Scitote et cognoscite, quod si occideritis me
28- 9 Cum venerit verbum ejus, scietur propheta
29-11 Ego enim scio cogitationes, quas ego cogito
36-19 Vade, et abscondere, tu et Jeremias; et nemo sciat ubi sitis
38-24 Nullus sciat verba hæc, et non morieris
40-14 Scito quod Baalis rex filiorum Ammon misit
-15 Et percutiam Ismahel... nullo sciente
41- 4 Occiderat Godoliam, nullo adhuc sciente
42-19 Scientes scietis quia obtestatus sum vos
-22 Nunc ergo scientes scietis, quia gladio, et fame, et peste moriemini
44-15 Viri scientes quod sacrificarent uxores eor.
-28 Scient omnes reliquiæ Juda ingredientium
-29 Ut sciatis quia vere complebuntur sermones
48-17 Et universi, qui scitis nomen ejus, dicite
-30 Ego scio, ait Dominus, jactantiam ejus
Baruc. 2-15 Ut sciat omnis terra quia tu es Dominus
-30 Quia scio quod me non audiet populus
-31 Et scient quia ego sum Dominus Deus eor.
3- 9 Auribus percipe, ut scias prudentiam
-14 Ut scias simul ubi sit longiturnitas vitæ
-26 Fuerunt, statura magna, scientes bellum
-31 Non est qui possit scire vias ejus
-32 Qui scit universa, novit eam, et adinvenit
6-22 Unde sciatis quia non sunt dii
-28 Scientes itaque ex his quia non sunt dii
-50 Scietur postea quia falsa sunt, ab universis
-64 Scientes itaque quia non sunt dii
-71 Scietis itaque quia non sunt dii
Ezech. 2- 5 Et scient quia propheta fuerit in medio eor.
5-13 Scient quia ego Dominus locutus sum
6- 7 Et scietis quia ego sum Dominus
-10 Scient quia ego Dom. non frustra locutus
-13 Et scietis quia ego Dominus
-14 Et scient quia ego Dominus
7- 4 Et scietis quia ego Dominus
- 9 Et scietis quia ego sum Dominus percutiens
-27 Judicabo eos : et scient quia ego Dominus
11-10 Judicabo vos, et scietis quia ego Dominus
-12 Et scietis quia ego Dominus
12-15 Et scient quia ego Dominus
-16 Et scient quia ego Dominus
-20 Terraq. deserta : et scietis quia ego Dom.
13- 9 Et scietis quia ego Dominus Deus
-14 Et scietis quia ego sum Dominus
-21 Et scietis quia ego Dominus
-23 Et scietis quia ego Dominus
14- 8 Et scietis quia ego Dominus
15- 7 Et scietis quia ego Dominus, cum posuero
16-62 Et scies quia ego Dominus
17-21 Et scietis quia ego Dominus locutus sum
-24 Et scient omnia ligna regionis, quia ego Do.
20-12 Et scirent quia ego Dominus sanctificans eos
-20 Et sciatis quia ego sum Domin. Deus vester
-26 Et scient quia ego Dominus
-38 Non ingredientur : et scietis quia ego Dom.
-42 Et scietis quia ego Dom., cum induxero vos
-44 Et scietis quia ego Domin., cum benefecero
21- 5 Ut sciat o. caro quia ego Do. eduxi gladium
22-16 Et scies quia ego Dominus
-22 Et scietis quia ego Dominus, cum effuderim
23-49 Et scietis quia ego Dominus Deus
24-24 Et scietis quia ego Dominus Deus
-27 Et scietis quia ego Dominus
25- 5 Et scietis quia ego Dominus
- 7 Et conteram : et scies quia ego Dominus
-11 Faciam judicia : et scient quia ego Dominus
-14 Et scient vindictam meam, dicit Dom. Deus
-17 Et scient quia ego Dominus, cum dedero
26- 6 Interficientur : et scient quia ego Dominus
28-22 Et scient quia ego Dominus, cum fecero
-23 Per circuitum : et scient quia ego Dominus
-24 Et scient quia ego Dominus Deus
-26 Et scient quia ego Dominus Deus eorum
29- 6 Et scient omnes habitatores Ægypti quia ego
- 9 Et scient quia ego Dominus
-16 Et scient quia ego Dominus Deus
-21 Et scient quia ego Dominus
30- 8 Scient quia ego Dominus, cum dedero ign.
-19 Et scient quia ego Dominus
-25 Et scient quia ego Dominus, cum dedero
-26 Et scient quia ego Dominus
32-15 Habitatores ejus : et scient quia ego Domin.
33-29 Et scient quia ego Dominus, cum dedero
-33 Tunc scient quod prophetes fuerit inter eos
34-27 Et scient quia ego Dominus, cum contrivero
-30 Et scient quia ego Dominus Deus eorum
35- 4 Et tu desertus eris : et scies quia ego Dom.
- 9 Et scietis quia ego Dominus Deus
-12 Et scies quia ego Dominus audivi universa
-15 Et scient quia ego Dominus

Ezech. 36-11 Et scietis quia ego Dominus
-23 Ut sciant gentes quia ego Dominus
-36 Scient gentes quæcumque derelictæ fuerint
-38 Et scient quia ego Dominus
37- 6 Et vivetis, et scietis quia ego Dominus
-13 Et scietis quia ego Dominus, cum aperuero
-14 Et scietis quia ego Dom. locutus sum, et feci
-28 Et scient gentes quia ego Dom. sanctificator
38-16 Ut sciant gentes me, cum sanctificat. fuero
-23 Et scient quia ego Dominus
39- 6 Et scient quia ego Dominus
- 7 Et scient gentes quia ego Dom. sanctus Isr.
-22 Et scient domus Israel quia ego Dom. Deus
-23 Et scient gentes quoniam in iniquitate sua capta sit domus Israel
-28 Et scient quia ego Dominus Deus eorum
Dan. 2- 8 Scientes quod recesserit a me sermo
- 9 Ut sciam quod interpretationem quoque ejus veram loquamini
-30 Et cogitationes mentis tuæ scires
3-45 Sciant quia tu es Dominus Deus solus
4- 6 Scio quod spiritum sanctor. deorum habeas
-22 Donec scias quod dominetur Excelsus
-29 Donec scias quod dominetur Excelsus
5-22 Non humiliasti cor tuum, cum scires hæc
6-15 Scito, rex, quia lex Medor. atq. Persar. est
9-25 Scito ergo, et animadverte
10-20 Et ait : Numquid scis quare venerim ad te ?
11-32 Populus a. sciens Deum suum, obtinebit
13-43 Tu scis quoniam falsum testimon. tulerunt
Osee. 2-20 Et scies quia ego Dominus
5- 3 Ego scio Ephraïm, et Israël non est abscond.
6- 3 Sciemus, sequemurque ut cognoscamus Do.
9- 7 Scitote, Isr., stultum prophetam, insanum
14-10 Quis... intelligens, et sciet hæc ?
Joel. 2-14 Quis scit si convertatur, et ignoscat
-27 Et scietis quia in medio Israël ego sum
3-17 Et scietis quia ego Dominus Deus vester
Amos. 5-16 Ad planctum eos qui sciunt plangere
Jonæ. 1- 7 Et sciamus quare hoc malum sit nobis
-12 Scio e. ego quoniam propter me tempestas hæc grandis venit super vos
3- 9 Quis scit si convertatur et ignoscat Deus
4- 2 Scio e. quia tu Deus clemens et misericors es
Mich. 3- 1 Numquid non vestrum est scire judicium ?
Nahum. 1- 7 In die tribulationis : et sciens sperantes in se
Zach. 2-11 Scies quia Do. exercituum misit me ad te
4- 9 Et scietis quia Dom. exercituum misit me
6-15 Et scietis quia Dom. exercituum misit me
Malac. 2- 4 Et scietis quia misi ad vos mandatum istud
1 Mac. 2-65 Simon frater vester, scio quod vir consilii est
3-52 Ut nos disperdant : tu scis quæ cogitantin nos
4-11 Et scient omnes gentes, quia est qui redimat
7-42 Sciant cæteri quia male locutus est super
11-31 Exemplum epistolæ... misimus ad vos ut sciretis
13- 3 Vos scitis quanta ego et fratres mei.. fecimus
15-12 Sciebat e. quod congregata sunt mala in eum
2 Mac. 1-27 Et sciant gentes quia tu es Deus noster
6-30 Qui habes sanct. scientiam, manifeste tu scis
9-24 Scientes hi qui in regionibus erant, cui esset
11-37 Ut nos quoque sciamus cujus estis voluntatis
Matth. 6- 8 Scit enim Pater vester, quid opus sit vobis
-32 Scit e. Pater vester, quia his omnibus indig.
9- 6 Ut a. sciatis, quia Filius hom. habet potestat.
-30 Jesus dicens : Videte ne quis sciat
10-26 Nihil e. est... occultum, quod non sciatur
12- 7 Si a. sciretis, quid est : Misericordiam volo
-15 Jesus a. sciens recessit inde : et secuti sunt
-25 Jesus a. sciens cogitationes eorum, dixit eis
15-12 Scis quia Phar. audito verbo hoc, scandal.
16- 4 Signa autem temporum non potestis scire ?
- 8 Sciens autem Jesus, dixit : Quid cogitatis
20-25 Scitis quia principes gentium dominantur
22-16 Dicentes : Magister, scimus quia verax es
24-32 Cum.. folia nata, scitis quia prope est æstas
-33 Scitote quia prope est in janua
-36 De die autem illa et hora nemo scit
-43 Illud autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset
25-24 Ait : Domine, scio quia homo durus es
-26 Piger, sciebas quia meto ubi non semino
26- 2 Scitis quia post biduum Pascha fiet
-10 Sciens a. Jesus, ait illis : Quid molesti estis
27-18 Sciebat e. quod per invidiam tradidissent
-65 Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis
28- 5 Scio e. quod Jesum, qui crucifixus est, quær.
Marc. 1-24 Venisti perd. nos ? scio qui sis, Sanctus Dei
-34 Et non sinebat ea loqui, quon. sciebant eum
2-10 Ut a. sciatis quia Filius hom. habet potestat.
5-33 Sciens quod factum esset in se, venit
-43 Præcepit illis vehementer ut nemo id sciret
6-20 Sciens eum virum justum et sanctum
7-24 Et ingressus domum, neminem voluit scire
9- 5 Non enim sciebat quid diceret

Marc. 9-29 Nec volebat quemquam scire
10-42 Scitis quia hi, qui videntur principari gentib.
12-14 Dicunt ei : Magister, scimus quia verax es
-15 Qui sciens versutiam illorum, ait illis
-24 Non scientes Scripturas, neque virtutem Dei
13-29 Scitote quod in proximo sit in ostiis
-32 De die autem illo, vel hora, nemo scit
14-68 Dicens : Neque scio, neque novi quid dicas
15-10 Sciebat e. quod per invidiam tradidissent
Luc. 1-18 Dixit Zach. ad Angelum : Unde hoc sciam ?
4-34 Scio te quis sis, Sanctus Dei
-41 Quia sciebant ipsum esse Christum
5-24 Ut a. sciatis quia Filius hom. habet potestat.
6- 8 Ipse vero sciebat cogitationes eorum
7-39 Sciret utique, quæ, et qualis est mulier
8-53 Deridebant eum, scientes quod mortua esset
10-11 Scitote, quia appropinquavit regnum Dei
-22 Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater
12- 2 Neque absconditum, quod non sciatur
-30 Pater autem vester scit quon. his indigetis
-39 Scitote, quoniam si sciret paterfamilias
16- 4 Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero
19-15 Ut sciret quantum quisque negotiatus esset
-22 Sciebas quod ego homo austerus sum
20-21 Magister, scimus quia recte dicis et doces
21-20 Tunc scitote quia appropinquavit desolatio
-30 Scitis quoniam prope est æstas
-31 Scitote quoniam prope est regnum Dei
23-34 Dimitte illis : non enim sciunt quid faciunt
Joan. 2- 9 Non sciebat unde esset, ministri a. sciebant
-25 Ipse enim sciebat quid esset in homine
3- 2 Rabbi, scimus quia a Deo venisti Magister
-11 Amen dico tibi, quia quod scimus loquimur
4-10 Si scires donum Dei, et quis est, qui dicit
-22 Nos adoramus quod scimus
-25 Dicit ei mulier : Scio quia Messias venit
-42 Scimus, quia est hic vere Salvator mundi
5-32 Et scio quia verum est testimonium
6- 6 Ipse enim sciebat quid esset facturus
-62 Sciens autem Jesus apud semetipsum
-65 Sciebat e. ab initio Jesus qui essent non cred.
7-15 Quomodo hic litteras scit, cum non didicerit
-27 Sed hunc scimus unde sit : Christus autem cum venerit, nemo scit unde sit
-28 Et dicens : Et me scitis, et unde sim scitis
-29 Ego scio eum, qui ab ipso sum
8-14 Scio unde veni, et quo vado : vos a. nescitis
-19 Neque me scitis, neque Patrem meum
Si me sciretis, fors. et Patrem meum sciretis
-37 Scio quia filii Abrahæ estis : sed quæritis me
-55 Si dixero quia non scio eum, ero similis vob.
Sed scio eum, et sermonem ejus servo
9-20 Et dixerunt : Scimus quia hic est filius noster
-24 Nos scimus quia hic homo peccator est
-25 Un. scio, quia cæcus cum essem, modo video
-29 Nos scimus quia Moysi locutus est Deus
-31 Scimus a. quia peccatores Deus non audit
10- 4 Oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ej.
11-22 Sed et nunc scio, quia quæcumq. poposceris
-24 Scio quia resurget in resurrect. in nov. die
-42 Ego autem sciebam quia semper me audis
12-50 Et scio quia mandatum ejus vita æterna est
13- 1 Sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat
- 3 Sciens quia omnia dedit ei Pater in manus
- 7 Quod ego facio, tu nescis modo, scies a. post.
-11 Sciebat e. quisnam esset qui traderet eum
-12 Dixit eis : Scitis quid fecerim vobis ?
-17 Si hæc scitis, beati eritis si feceritis ea
-18 Ego scio quos elegerim
-28 Hoc autem nemo scivit discumbentium
14- 4 Et quo ego vado, scitis, et viam scitis
- 5 Et quomodo possumus viam scire ?
-17 Quia non videt eum, nec scit eum
15-18 Scitote quia me priorem vobis odio habuit
16-30 Nunc scimus quia scis omnia
18- 2 Sciebat a. et Judas, qui tradebat eum, locum
- 4 Jesus itaque sciens om., quæ ventura erant
-21 Ecce hi sciunt quæ dixerim ego
19-28 Sciens Jesus quia omnia consummata sunt
-35 Et ille scit quia vera dicit : ut et vos credatis
20- 9 Nondum enim sciebant Scripturam
-14 Et non sciebat quia Jesus est
21-12 Tu quis es ? scientes, quia Dominus est
-15 Dicit ei : Etiam, Domine, tu scis quia amo te
-16 Ait illi : Etiam, Domine, tu scis quia amo te
-17 Dom., tu omnia nosti : tu scis quia amo te
-24 Et scimus quia verum est testimonium ejus
Act. 2-22 Per illum in medio vestri, sicut et vos scitis
-30 Et sciret qui jurejurando jurasset illi Deus
-36 Certissime sciat ergo omnis domus Israel
3-17 Fratres, scio quia per ignorantiam fecistis
7-18 Alius rex in Ægypto, qui non sciebat Joseph.
10-28 Vos scitis quomodo abominatum sit viro Judæo, conjungi
-37 Vos scitis quod factum est verbum

Act. 12-11 Nunc scio vere, quia misit Dom. Angelum s.
15- 7 Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit
16- 3 Sciebant e. om. quod pater ej. erat gentilis
17-19 Possum. scire quæ est hæc nova.. doctrina?
-20 Volumus ergo scire quidn. velint hæc esse
18-25 Sciens tantum baptisma Joannis
19-15 Dixit eis : Jesum novi, et Paulum scio
-25 Scitis quia de hoc artificio est nob. acquisitio
20-18 Vos scitis, a prima die, qua ingressus sum
-25 Scio, quia amplius non videbitis faciem m.
-29 Scio quon. intrabunt post discessionem m.
-34 (*Vest. nullius concupivi, sicut*) ipsi scitis
21-24 Scient o. quia quæ de te audierunt, falsa sunt
22-19 Sciunt, quia ego eram concludens in carcer.
-24 Ut sciret propter quam causam sic acclam.
-30 Postera autem die volens scire diligentius
23- 6 Sciens autem Paulus, quia una pars esset
-28 Volensq. scire causam quam objiciebant illi
24-10 Ex mult. annis te esse judic. genti huic sciens
-22 Distulit a. illos Felix, certissime sciens de via
26- 3 Maxime te sciente om., et quæ apud Judæos
-26 Scit e. de his rex, ad quem et const. loquor
-27 Credis, rex Agrippa, proph.? Scio quia credis
Rom. 2- 2 Scimus enim quoniam judicium Dei est
3-19 Scimus a., quoniam quæcumq. lex loquitur
4-21 Plenissime sciens quia quæcumque promisit
5- 3 Scientes quod tribulatio patientiam operat.
6- 6 Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est
- 9 Scientes quod Christus resurgens ex mortuis
7- 1 Scientibus enim legem loquor
-14 Scimus enim quia lex spiritualis est
-18 Scio enim quia non habitat in me
8-22 Scimus enim quod omn. creatura ingemiscit
-27 Scrutatur corda, scit quid desideret spiritus
-28 Scimus autem quoniam diligentibus Deum
13-11 Hoc scientes tempus : quia hora est jam
14-14 Scio, et confido in Domino Jesu
15-29 Scio autem quoniam veniens ad vos
1 Cor. 2- 2 Non enim judicavi me scire aliquid inter vos
-11 Quis enim hominum scit quæ sunt hominis
-12 Ut sciamus quæ a Deo donata sunt nobis
7-16 Unde e. scis, mulier, si virum salvum facies?
Aut unde scis, vir, si mulierem salvam facies?
8- 1 Scimus quia omnes scientiam habemus
- 2 Si quis autem se existimat scire aliquid
- 4 Scimus quia nihil est idolum in mundo
11- 3 Volo autem vos scire, quod omnis viri caput Christus est
12- 2 Scitis quoniam, cum gentes essetis
14- 7 Quomodo scietur id quod canitur
- 9 Quomodo scietur id quod dicitur ?
15-58 Scientes quod labor vester non est inanis
2 Cor. 1- 7 Scientes quod sicut socii passionum estis
2- 4 Sed ut sciatis, quam charitatem habeam
3- 2 Quæ scitur et legitur ab omnibus hominibus
4-14 Scientes quoniam qui suscitavit Jesum
5- 1 Scimus e., quoniam si terrestris domus n.
- 6 Scientes quoniam dum sumus in corpore
-11 Scientes ergo timorem Domini
8- 9 Scitis e. gratiam Domini nostri Jesu Christi
9- 2 Scio enim promptum animum vestrum
11-11 Quare ? quia non diligo vos ? Deus scit
-31 Deus... scit quod non mentior
12- 2 Scio hominem in Christo ante annos quat.
Sive extra corpus nescio, Deus scit
- 3 Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore, sive extra corpus, nescio, Deus scit
Galat. 2-16 Scientes autem quod non justificatur homo
4-13 Scitis autem quia per infirmitatem carnis
Ephes. 1-18 Ut sciatis quæ sit spes vocationis ejus
3-19 Scire etiam supereminentiæ charitatem
5- 5 Hoc enim scitote intelligentes
6- 8 Scientes quoniam unusquisque, quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet
- 9 Scientes quia et illorum, et vester Dom. est
-21 Ut autem et vos sciatis quæ circa me sunt
Philip. 1-12 Scire a. vos volo, fr., quia quæ circa me sunt
-16 Scientes quoniam in defensionem Evangelii positus sum
-19 Scio enim quia hoc mihi proveniet ad salut.
-25 Confidens scio quia manebo, et permanebo
4-12 Scio et humiliari, scio et abundare
-15 Scitis autem et vos Philippenses
Colos. 2- 1 Volo e. vos scire qualem sollicitud. habeam
3-24 Scientes quod a Do. accipietis retributionem
4- 1 Scientes quod et vos Dom. habetis in cœlo
- 6 Ut sciatis quomodo oporteat... respondere
1 Thes. 1- 4 Scientes, fratres dilecti a Deo, electionem v.
- 5 Scitis quales fuerimus in vobis propter vos
2- 1 Nam ipsi scitis, fratres, introitum nostrum
- 2 Contumeliis affecti (sicut scitis) in Philippis
- 5 Neque enim aliquando fuimus in sermone adulationis : sicut scitis

1 Thes. 2-11 Sicut scitis, qualiter unumquemque vestrum
3- 3 Ipsi enim scitis quod in hoc positi sumus
- 4 Sicut et factum est, et scitis
4- 2 Scitis enim quæ præcepta dederim vobis
- 4 Ut sciat unusquisq. vestrum vas s. possidere
5- 2 Ipsi enim diligenter scitis, quia dies Domini
2 Thes. 2- 6 Et nunc quid detineat scitis, ut reveletur
3- 7 Scitis quemadmodum oporteat imitari nos
1 Tim. 1- 8 Scimus autem quia bona est lex
- 9 Sciens hoc quia lex justo non est posita
3-15 Ut scias quomodo oporteat te in domo Dei
6- 4 Superbus est, nihil sciens, sed languens
2 Tim. 1-12 Scio e. cui credidi, et certus sum quia pot. est
-15 Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes
2-23 Quæstiones devita : sciens quia generant lites
3- 1 Hoc a. scito, quod in novissimis diebus
-14 Permane in iis... sciens a quo didiceris
Tit. 3-11 Sciens quia subversus est, qui ejusmodi est
Phile. -21 Sciens quon. et super id, quod dico, facies
Hebr. 8-11 Omnes scient me a minore usq. ad majorem
10-30 Scimus enim qui dixit : Mihi vindicta
12-17 Scitote enim quoniam et postea cupiens
Jacob. 1- 3 Scientes quod probatio fidei vestræ patientiam operatur
-19 Scitis, fratres mei dilectissimi
2-20 Vis autem scire, o homo inanis
3- 1 Scientes quoniam majus judicium sumitis
4-17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti
5-20 Scire debet, quoniam qui converti fecerit
1 Petr. 1-18 Scientes quod non corruptibilibus auro vel argento redempti estis
5- 9 Scientes eamd. passionem ei, quæ in mundo
2 Petr. 1-12 Et quidem scientes et confirmatos vos
3- 3 Hoc primum scientes, quod venient in nov.
1 Joan. 2- 3 Et in hoc scimus quoniam cognovimus eum
- 5 Et in hoc scimus quoniam in ipso sumus
-18 Unde scimus, quia novissima hora est
-21 Non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem, sed quasi scientibus eam
-29 Si scitis quoniam justus est
Scitote quon. et omnis, qui facit justitiam
3- 2 Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei
- 5 Scitis quia ille apparuit ut peccata n. tolleret
-14 Scimus quoniam translati sumus de morte
-24 Scimus quoniam manet in nobis de Spiritu
5-13 Ut sciatis quoniam vitam habetis æternam
-15 Scimus quia audit nos quidquid petierimus
Scimus quoniam habemus petitiones
-16 Qui scit fratrem suum peccare peccatum
-18 Scimus quia omnis qui natus est ex Deo
-19 Scimus quoniam ex Deo sumus
-20 Et scimus quoniam Filius Dei venit
Judæ. - 5 Commonere a. vos volo, scientes semel om.
Apoc. 2- 2 Scio opera tua, et laborem, et patientiam t.
- 9 Scio tribulationem tuam et paupertatem t.
-13 Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanæ
-17 Quod nemo scit, nisi qui accipit
-23 Scient omn. Ecclesiæ, quia ego sum scrutans
3- 1 Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas
- 8 Scio opera tua. Ecce dedi coram te ostium
- 9 Ante pedes tuos : et scient quia ego dilexi te
-15 Scio opera tua : quia neque frigidus es
7-14 Et dixi illi : Domine mi, tu scis
12-12 Sciens quod modicum tempus habet

SCIRPEUS.

Exod. 2- 3 Sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit eam

SCIRPUS.

Job. 8-11 Numq. virere potest scirpus absq. humore?

SCISCITOR.

Gen. 24-58 Sciscitati sunt : Vis ire cum homine isto ?
40- 7 Sciscitatus est eos, dicens : Cur tristior est
43- 7 Consequent. juxta id quod fuerat sciscitatus
Levit. 19-31 Nec ab ariolis aliquid sciscitemini
Deut. 18-10 Aut qui ariolos sciscitetur, et observet
Judic. 18- 8 Et quid egissent sciscitantibus responderunt
1 Reg. 28- 7 Et vadam ad eam, et sciscitabor per illam
Dan. 1-20 Quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis
2-10 Verbum hujuscemodi sciscitatur ab omni ariolo
13-14 Et sciscitantes ab invicem causam, confessi s.
Matth. 2- 4 Sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur

SCISSIO.

Amos. 6-12 Percutiet... domum minorem scissionibus

SCISSURA.

3 Reg. 11-31 Ait ad Jeroboam : Tolle tibi decem scissuras
Isai. 2-21 Et ingredietur scissuras petrarum
22- 9 Et scissuras Civitatis David videbitis
Abdiæ. - 3 Extulit te, habitantem in scissuris petrarum
Matth. 9-16 Et pejor scissura fit
Marc. 2-21 Et major scissura fit

1 Cor 11-18 Audio scissuras esse inter vos, et ex parte

SCITUM.

Esth. 3- 8 Insuper et regis scita contemnens

SCITUS.

Eccli. 21-18 Sapiens quodcumq. audierit scius, laudabit

SCOPA, SCOPÆ.

Isai. 14-23 Et scopabo eam in scopa terens, dicit Dom.
Matth. 12-44 Invenit eam vacantem, scopis mundatam
Luc. 11-25 Invenit eam scopis mundatam, et ornatam

SCOPO, AS, IS.

Psal. 76- 7 Et exercitabar, et scopebam spiritum m.
Isai. 14-23 Et scopabo eam in scopa terens, dicit Dom.

SCOPULUS.

Num. 21-15 Scopuli torrentium inclinati sunt
1 Reg. 14- 4 Quasi in mod. dentium scopuli hinc et inde
- 5 Unus scopulus prominens ad Aquilonem

SCORIA.

Isai. 1-22 Argentum tuum versum est in scoriam
-25 Et excoquam ad purum scoriam tuam
Ezech. 22-18 Versa est mihi domus Israël in scoriam
In medio fornacis : scoria argenti facti sunt
-19 Eo quod versi estis omnes in scoriam

SCORPIO.

LXX habent per ascensum Acrabin. *Loci nomen est ; secundum aliquos, etiam urbis, aut regionis, quam putant esse eam quæ* 1 *Machab.* 5-3 *vocatur Acrabathena ; cujus sententiæ auctor videtur sanctus Hieronymus in cap.* 1 *Abdiæ : « Quæ vergit, inquit, ad Scorpionem, » id est, ad urbem Acrabathenam. »*

Num. 34- 4 Qui circuibunt... per ascensum Scorpionis
Josue. 15- 3 Egrediturque contra ascensum Scorpionis
Judic. 1-36 Fuit autem terminus Amorrhæi ab ascensu Scorpionis

SCORPIO *et* SCORPIUS.

Deut. 8-15 Et scorpio ac dipsas, et nullæ omnino aquæ
3 Reg. 12-11 Ego autem cædam vos scorpionibus
-14 Ego autem cædam vos scorpionibus
2 Par. 10-11 Ego vero cædam vos scorpionibus
-14 Ego vero cædam vos scorpionibus
Eccli. 26-10 Qui tenet ill., quasi qui appreh. scorpionem
39-36 Bestiarum dentes, et scorpii, et serpentes
Ezech. 2- 6 Sunt tecum, et cum scorpionibus habitas
1 Mac. 6-51 Et scorpios ad mittendas sagittas, et fund.
Luc. 10-19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones
11-12 Numquid porriget illi scorpionem ?
Apoc. 9- 3 Sicut habent potestatem scorpiones terræ
- 5 Ut cruciatus scorpii cum percutit hominem
-10 Et habebant caudas similes scorpionum

SCORTANS.

2 Mac. 6- 4 Et scortantium cum meretricibus

SCORTATOR.

Deut. 23-17 Non erit meretrix...nec scortator de filiis Is.

SCORTUM.

Gen. 34-31 Numq. ut scorto abuti debuere sorore n. ?
38-22 Dixerunt mihi, nunquam sedisse ibi scortum
Levit. 21- 7 Scortum et vile prostib. non ducent uxorem
Num. 25- 6 Unus de filiis Israel intravit coram fratribus suis ad scortum Madianitidem
Deut. 23- 2 Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam Domini
Job. 31-10 Scortum alterius sit uxor mea
Prov. 6-26 Pretium enim scorti vix est unius panis
29- 3 Qui a. nutrit scorta, perdet substantiam

SCRIBA.

Scribæ erant doctores seu legisperiti, ut vocat sanctus Lucas 7-30, *quorum munus erat sacras Scripturas incorruptas servare, earumque sensum interpretari.*

2 Reg. 8-17 Erant sacerdotes : et Saraïas, scriba
20-25 Siva autem scriba : Sadoc vero et Abiathar
3 Reg. 4- 3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scribæ
4 Reg. 12-10 Ascendebat scriba regis, et pontifex
18-18 Egressus est autem ad eos... Sobna scriba
-37 Præpositus domus, et Sobna scriba, et Joahe
19- 2 Et misit Eliacim... et Sobnam scribam
22- 3 Misit rex Saphan... scribam templi Domini
- 8 Dixit a. Helcias pontifex ad Saphan scribam
- 9 Venit quoque Saphan scriba ad regem
-10 Narravit quoque Saphan scriba regi, dicens
-12 Et Saphan scribæ, et Asaïæ servo regis
1 Par. 2-55 Cognationes quoq. scribarum habitantium
1 Par. 18-16 Filius Abiathar, sacerdotes : et Susa, scriba
24- 6 Descripsitq. eos Semeias filius Nath. scriba
2 Par. 24-11 Ingrediebatur scriba regis
26-11 Procedeb. ad prælia sub manu Jehiel scribæ
34-13 Erant scribæ, et magistri de Levitis janitor.
-15 Ait ad Saphan scribam : Librum legis inveni
-20 Et præcepit Helciæ... Saphan quoq. scribæ
1 Esdr. 4- 8 Reum Beelteem, et Samsai scriba, scripser.
- 9 Samsai scriba, et reliqui consiliatores cor.
-17 Misit rex ad Reum Beelt. et Samsai scribam
-23 Coram Reum Beelteem et Samsai scriba
7- 6 Et ipse scriba velox in lege Moysi
-11 Scribæ erudito in sermonibus et præceptis
-12 Scribæ legis Dei cœli doctissimo, salutem
-21 Esdras sacerdos, scriba legis Dei cœli
2 Esdr. 8- 1 Et dixerunt Esdræ scribæ ut afferret librum
- 4 Stetit a. Esdras scriba sup. gradum ligneum
- 9 Dixit a. Nehemias... et Esdras sac. et scriba
-13 Sacerdotes et Levitæ, ad Esdram scribam
12-26 Et in diebus... Esdræ sacerdotis scribæque
-35 Et Esdras scriba ante eos in porta Fontis
13-13 Constituim. super horrea.. Sadoc scribam
Esth. 3-12 Vocatiq. s. scribæ regis mense primo Nisan
8- 9 Accitisque scribis et librariis regis
Psal. 44- 2 Lingua mea calamus scribæ, velociter scrib.
Eccli. 10- 5 Et super faciem scribæ imponet honorem
38-25 Sapientia scribæ in tempore vacuitatis
Isai. 36- 3 Egress. est ad eum Eliacim.. et Sobna scriba
-22 Et ingressus est Eliacim... et Sobna scriba
37- 2 Et misit Eliacim... et Sobnam scribam
Jerem. 8- 8 Vere mendacium operatus est stylus mendax scribarum
36-10 In gazophylacio Gamariæ filii Saphan scribæ
-12 Descendit... ad gazophylacium scribæ Elisama scriba, et Dalaïas filius Semeiæ
-20 Porro volumen commendaverunt in gazophylacio Elisamæ scribæ
-21 Tollens ill. de gazophylacio Elisamæ scribæ
-23 Scidit ill. scalpello scribæ, et projecit in ign.
-26 Ut comprehenderent Baruch scribam
-32 Et dedit illud Baruch filio Neriæ scribæ
37-14 Carcerem, qui erat in domo Jonath. scribæ
-19 Et ne me remittas in domum Jonath. scribæ
52-25 De civit. tulit.. et scribam principem milit.
1 Mac. 5-42 Statuit scribas populi secus torrentem
7-12 Convenerunt ad Alcimum et Bacchidem congregatio scribarum
2 Mac. 6-18 Eleazarus unus de primoribus scribarum
Matth. 2- 4 Et congregans omnes... Scribas populi
5-20 Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum et Pharisæorum
7-29 Et non sicut Scribæ eorum, et Pharisæi
8-19 Et accedens unus Scriba, ait illi : Magister
9- 3 Et ecce quidam de Scribis dixerunt intra se
12-38 Tunc responderunt ei quidam de Scribis
13-52 Ideo omnis Scriba doctus in regno cœlorum
15- 1 Accesserunt ad eum ab Jerosolymis Scribæ
16-21 Quia oporteret eum... multa pati a senioribus et Scribis
17-10 Quid ergo Scribæ dicunt quod Eliam oportet primum venire ?
20-18 Tradetur principibus sacerdotum et Scribis
21-15 Videntes a. principes sacerd. et Scribæ
23- 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribæ
Væ, vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ:
-13 Quia clauditis regnum cœlorum
-14 Quia comeditis domos viduarum
-15 Quia circuitis mare et aridam
-23 Qui decimatis mentham et anethum
-25 Quia mundatis quod deforis est
-27 Quia similes estis sepulcris dealbatis
-29 Qui ædificatis sepulcra prophetarum
-34 Mitto ad vos proph., et sapientes, et Scribas
26-57 Ubi Scribæ et seniores convenerant
27-41 Principes sacerdot. illudentes cum Scribis
Marc. 1-22 Quasi potestat. habens, et non sicut Scribæ
2- 6 Erant a. illic quidam de Scribis sedentes
-16 Scribæ et Pharisæi videntes quia manduc.
3-22 Et Scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant
7- 1 Et quidam de Scribis, venientes ab Jerosol.
- 5 Et interrogabant eum Pharisæi et Scribæ
8-31 Reprobari.. a summis sacerdotib. et Scribis
9-10 Quid ergo dicunt Pharisæi et Scribæ
-13 Vidit... et Scribas conquirentes cum illis
10-33 Tradetur principibus sacerdotum et Scribis
11-18 Scribæ quærebant quomodo eum perder.
-27 Accedunt ad eum summi sacerdot. et Scribæ
12-28 Et accessit unus de Scribis, qui audierat illos
-32 Et ait illi Scriba : Bene, Magister, in veritate
-35 Quomodo dicunt Scribæ Christum filium
-38 Cavete a Scribis, qui volunt in stolis ambul.
14- 1 Et quærebant summi sacerdotes et Scribæ
-43 A summis sacerdotibus, et Scribis, et senior.
-53 Et convenerunt omnes sacerdotes, et Scribæ
15- 1 Cum senioribus, et Scribis, et univ. consilio
-31 Ad alterutrum cum Scribis dicebant
Luc. 5-21 Et cœperunt cogitare Scribæ et Pharisæi
-30 Et murmurabant Pharisæi et Scribæ eorum
6- 7 Observabant autem Scribæ et Pharisæi
9-22 Oportet Filium hominis multa pati, et reprobari a senioribus... et Scribis
15- 2 Murmurabant Pharisæi et Scribæ, dicentes
20- 1 Convenerunt... et Scribæ cum senioribus
-19 Et quærebant principes sacerdot. et Scribæ
-39 Respondentes a. quid. Scribarum, dixerunt
-46 Attendite a Scribis, qui volunt ambulare
22- 2 Et quærebant principes sacerdot. et Scribæ
-66 Convener... principes sacerdotum et Scribæ
23-10 Stabant... Scribæ constanter accusantes
Joan. 8- 3 Adducunt a. Scribæ et Pharisæi mulierem
Act. 4- 5 Et seniores, et Scribæ, in Jerusalem
6-12 Commoverunt itaque plebem... et Scribas
19-35 Et cum sedasset Scriba turbas, dixit
1 Cor. 1-20 Ubi sapiens? ubi Scriba? ubi conquisitor huj.

SCRIBO.

Exod. 11-10 Fecerunt omnia ostenta quæ scripta sunt
17-14 Scribe hoc ob monimentum in libro
24- 4 Scripsit a. Moyses univ. sermones Domini
-12 Daboq. tibi... legem ac mandata quæ scripsi
31-18 Deditque Dominus Moysi... duas tabulas testimonii lapideas, scriptas digito Dei
32-15 Portans duas tabulas... scriptas ex utraque
-32 Dele me de libro tuo, quem scripsisti
34- 1 Et scribam super eas verba, quæ habuerunt
-27 Dominus ad Moysen : Scribe tibi verba hæc
-28 Et scripsit in tabulis verba fœderis decem
39-29 Scripseruntque in ea opere gemmario
Num. 5-23 Scribetque sacerdos in libello ista maledicta
-30 Fecerit ei sacerdos juxta om. quæ scripta s.
Deut. 4-13 Decem verba, quæ scripsit in duabus tabulis
5-22 Et scripsit ea in duabus tabulis lapideis
6- 9 Scribésque ea in limine, et ostiis domus tuæ
9-10 Deditque mihi Dominus duas tabulas lapideas scriptas digito Dei
10- 2 Scribam in tabulis verba quæ fuerunt in his
- 4 Scripsitque in tabulis, juxta id quod prius scripserat verba decem
11-20 Scribes ea super postes et januas domus tuæ
24- 1 Scribet libellum repudii, et dabit in manu
27- 3 Ut possis in eis scribere omnia verba legis
- 8 Et scribes super lapides omnia verba legis
28-58 Verba... quæ scripta sunt in hoc volumine
-61 Quæ non sunt scriptæ in volumine legis huj.
29-20 Maledicta quæ scripta sunt in hoc volumine
27- Maledicta quæ in hoc volumine scripta sunt
31- 9 Scripsit itaque Moyses legem hanc
-19 Nunc itaque scribite vobis canticum istud
-22 Scripsit ergo Moyses canticum, et docuit fil.
-24 Postq. ergo scripsit Moyses verba legis hujus
32-46 Implere universa quæ scripta sunt legis huj.
Josue. 1- 8 Et facias omnia quæ scripta sunt in eo
8-31 Et scriptum est in volumine legis Moysi
-32 Et scripsit super lapides Deuteronomium
-34 Et cuncta quæ scripta erant in legis volum.
10-13 Nonne scriptum est hoc in libro Justorum ?
18- 9 Diviserunt, scribentes in volumine
23- 6 Quæ scripta sunt in volumine legis Moysi
24-26 Scripsit quoq. omnia verba hæc in volum.
1 Reg. 10-25 Et scripsit in libro, et reposuit coram Dom.
2 Reg. 1-18 Sicut scriptum est in libro Justorum
11-14 Et scripsit David epistolam ad Joab
-15 Scribens in epistola: Ponite Uriam ex adver.
3 Reg. 2- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
11-41 Ecce universa scripta s. in libro Verborum
14-19 Ecce scripta sunt in libro Verborum dierum
-29 Ecce scripta sunt in libro Sermonum dier,
15- 7 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-23 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-31 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-14 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-27 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
21- 8 Scripsit itaque litteras ex nomine Achab
-11 Et sicut scriptum erat in litteris quas miserat
22-39 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-46 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
4 Reg. 1-18 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
8-23 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
10- 1 Scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samar.
-34 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
12-19 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
13- 8 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-12 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
14- 6 Juxta quod scriptum est in libro legis Moysi
-15 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-18 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-28 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
15- 6 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-11 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum

4 Reg. 15-15 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-21 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-26 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-31 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-36 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16-19 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
17-37 Et mandatum, quod scripsit vobis, custodite
20-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
21-17 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-25 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
22-13 Ut facerent omne quod scriptum est nobis
23- 3 Quæ scripta erant in libro illo
-21 Secund. quod scriptum est in libro fœderis
-24 Quæ scripta sunt in libro, quem invenit
-28 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
24- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
1 Par. 9- 1 Summa eorum scripta est in libro Regum Is.
16-40 Juxta omnia quæ scripta sunt in lege Do.
28-19 Venerunt scripta manu Domini ad me
29-29 Scripta sunt in libro Samuëlis Videntis
2 Par. 9-29 Scripta sunt in verbis Nathan prophetæ
12-15 Scripta sunt in libris Semeiæ prophetæ
13-22 Scripta sunt diligentissime in libro Addo
16-11 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israel
20-34 Scripta sunt in Verbis Jehu filii Hanani
21-12 In quibus scriptum erat : Hæc dicit Dom.
23-18 Sicut scriptum est in lege Moysi
24-27 Scripta sunt diligentius in libro Regum
25- 4 Sicut Scriptum est in libro legis Moysis
-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
26-22 Scripsit Isaïas filius Amos, propheta
27- 7 Scripta sunt in libro Regum Israël et Juda
28-26 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
30- 1 Scripsitq. epistolas ad Ephraim et Manassen
-18 Comedit Phase, non juxta quod scriptum est
31- 3 Sicut scriptum est in lege Moysi
32-17 Epistolas quoq. scripsit plenas blasphemiæ
-32 Scripta sunt in Visione Isaiæ filii Amos
33-19 Scripta sunt in Sermonibus Hozaï
34-21 Ut facerent omnia quæ scripta sunt in isto volumine
-24 Maledicta, quæ scripta sunt in libro hoc
-31 Faceretq. quæ scripta sunt in volumine illo
35-12 Sicut scriptum est in libro Moysi
-13 Juxta quod in lege scriptum est
-25 Ecce scriptum fertur in Lamentationibus
-27 Scripta sunt in libro Regum Juda et Israël
1 Esdr. 3- 2 Sicut scriptum est in lege Moysi viri Dei
- 4 Feceruntque solemnitatem tabernaculorum, sicut scriptum est
4- 6 Scripserunt accusationem adversus habitat.
- 7 Scripsit Beselam Mithridates, et Thabeel
Epistola a. accusationis scripta erat Syriace
- 8 Scripserunt epistolam unam de Jerusalem
-15 Et invenies scriptum in commentariis
5- 7 Sermo, quem miserant ei, sic scriptus erat
-10 Scripsimusque nomina eorum virorum
6- 2 Talisque scriptus erat in eo commentarius
-18 Sicut scriptum est in libro Moysi
2 Esdr. 6- 5 Et epistolam habebat in manu sua scriptam
7- 5 Et inventum est scriptum in eo
8-14 Et invenerunt scriptum in lege, præcepisse
-15 Ut fiant tabernacula, sicut scriptum est
9-38 Et scribimus, et signant principes nostri
10-34 Sicut scriptum est in lege Moysi
-36 Sicut scriptum est in lege
12-22 Johanan, et Jeddoa, scripti principes famil.
-23 Scripti in libro Verborum dierum
13- 1 Et inventum est scriptum in eo
Judith. 4- 5 Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad univ.
Esth. 1-19 Scribatur juxta legem Persarum atq. Med.
3-12 Scriptum est, ut jusserat Aman, ad omnes
6- 2 Ventum est ad ill. locum ubi scriptum erat
8- 8 Scribite ergo Judæis, sicut vobis placet
- 9 Viges. et tertia die illius, scriptæ sunt epist.
9-20 Scripsit itaque Mardochæus omnia hæc
-29 Scripseruntque Esther... et Mardochæus
10- 2 Scripta sunt in libris Medor. atque Persar.
12- 4 Quod gestum erat, scripsit in commentariis
Job. 13-26 Scribis enim contra me amaritudines
19-23 Quis mihi tribuat ut scribantur sermones
31-35 Et librum scribat ipse qui judicat
Psal. 39- 8 In capite libri scriptum est de me
44- 2 Lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis
68-29 Et cum justis non scribantur
101-19 Scribantur hæc in generatione altera
138-16 Et in libro tuo omnes scribentur
Prov. 7- 3 Scribe illam in tabulis cordis tui
Prolog. Eccli. Et dicentes et scribentes doctissimos fieri
Voluit et ipse scribere aliquid horum
Eccli. 39-38 Consiliatus sum, et cogitavi, et scripta dimisi
48-10 Qui scriptus es in judiciis temporum lenire
50-29 Scripsit in codice isto Jesus filius Sirach
Isai. 4- 3 Omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem

Isai. 8- 1 Sume tibi librum grandem, et scribe in eo
10- 1 Et scribentes, injustitiam scripserunt
-19 Numerabuntur, et puer scribet eos
30- 8 Nunc ergo ingressus scribe ei super buxum
44- 5 Et hic scribet manu sua : Domino
65- 6 Ecce scriptum est coram me : non tacebo
Jerem. 17- 1 Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo
-13 Recedentes a te, in terra scribentur
22-30 Dicit Dominus : Scribe virum istum sterilem
25-13 Omne quod scriptum est in libro isto
30- 2 Scribe tibi omnia verba, quæ locutus sum
31-33 Dabo legem... et in corde eor. scribam eam
32-10 Scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes
-12 Testium, qui scripti erant in libro emption.
-44 Agri ementur pecunia, et scribentur in libro
36- 2 Tolle volumen libri, et scribes in eo omnia
- 4 Scripsit Baruch ex ore Jeremiæ omn. serm.
- 6 In quo scripsisti ex ore meo verba Domini
-17 Quomodo scripsisti omnes sermones istos
-18 Et ego scribebam in volumine atramento
-27 Quos scripserat Baruch ex ore Jeremiæ
-28 Et scribe in eo omnes sermones priores
-29 Dicens : Quare scripsisti in eo annuntians ?
-32 Scripsit in eo ex ore Jeremiæ omn. sermones
45- 1 Cum scripsisset verba hæc in libro ex ore
51-60 Et scripsit Jeremias omne malum
Verba hæc, quæ scripta s. contra Babylonem
Baruc. 1- 1 Et hæc verba libri, quæ scripsit Baruch
2- 2 Secundum quæ scripta sunt in lege Moysi
-28 In die qua præcepisti ei scribere legem tuam
Ezech. 2- 9 Qui erat scriptus intus et foris
Et scriptæ erant in eo lamentationes
13- 9 Et in Scriptura domus Israël non scribentur
24- 2 Fili hominis, scribe tibi nomen diei hujus
37-16 Sume tibi lignum unum : et scribe sup. illud
Et tolle lign. alterum, et scribe super illud
-20 Erunt a. ligna super quæ scripseris in manu
43-11 Ostende eis, et scribes in oculis eorum
Dan. 5- 5 Quasi manus homin. scribentis contra cand.
Et rex aspiciebat articulos manus scribentis
-24 Manus quæ scripsit hoc, quod exaratum est
6- 8 Rex, confirma sententiam, et scribe decret.
-25 Tunc Darius rex scripsit universis populis
7- 1 Somnium scribens, brevi sermone compreh.
9-11 Et detestatio, quæ scripta est in libro Moysi
-13 Sicut scriptum est in lege Moysi
12- 1 Omnis qui inventus fuerit scriptus in libro
Osee. 8-12 Scribam ei multiplices leges meas
Habac. 2- 2 Scribe visum, et explana eum super tabulas
Zach. 5- 3 Omnis fur, sicut ibi scriptum est, judicabit.
Malac. 3-16 Et scriptus est liber monumenti coram eo
1 Mac. 1-43 Et scripsit rex Antiochus omni regno suo
-53 Secundum omnia verba hæc scripsit
7-16 Secundum verbum quod scriptum est
8-31 Scripsimus ei, dicentes : Quare gravasti jug.
10-17 Et scripsit epistolam, et misit ei
-24 Scribam et ego illis verba deprecatoria
-25 Et scripsit eis in hæc verba : Rex Demetrius
-56 Et nunc faciam tibi quod scripsisti
-59 Scripsit rex Alexander Jonathæ, ut veniret
-65 Rex, et scripsit eum inter primos amicos
11-22 Et scripsit Jonathæ ne obsideret arcem
-29 Et scripsit Jonathæ epistolas de his omnibus
-31 Exempl. epistolæ, quam scripsimus Lastheni
-57 Et scripsit Antiochus adolescens Jonathæ
12- 5 Epistolar. quas scripsit Jonathas Spartiatis
-22 Benefacitis scribentes nobis de pace vestra
13-35 Respondit ei, et scripsit epistolam talem
-37 Et parati sumus... scribere præpositis regis
-42 Et cœpit populus Israël scribere in tabulis
14-18 Scripserunt ad eum in tabulis æreis
-22 Scripsimus quæ ab eis erant dicta
-23 Exemplum autem horum scripsimus Simoni
-43 Scribantur in nomine ejus o. conscriptiones
15-15 Habentes epistolas regibus et reg. scriptas
-19 Placuit itaque nobis scribere regibus
-22 Hæc eadem scripta sunt Demetrio regi
-24 Exemplum aut. eorum scripserunt Simoni
16-18 Et scripsit rex Ptolemæus, et misit regi
-24 Hæc scripta sunt in libro dierum sacerdotii
2 Mac. 1- 7 Nos Judæi scripsimus vobis in tribulatione
2-16 Acturi itaq. purificationem scripsimus vob.
4- 9 Qui in Jerosol. erant, Antiochenos scribere
8- 8 Ad Ptolemæum... scripsit ut auxilium ferret
9-18 Scripsit ad Judæos in modum deprecationis
-25 Et scripsi ad eum quæ subjecta sunt
11-15 Et quæcumque Machabæus scripsit Lysiæ
-16 Nam erant scriptæ Judæis epistolæ a Lysia
14-27 Criminationibus irritatus, scripsit Nicanori
Matth. 2- 5 Sic enim scriptum est per prophetam
4- 4 Scriptum est : Non in solo pane vivit homo
- 6 Scriptum est e.: Quia Angelis suis mandavit
- 7 Rursum scriptum est : Non tentabis Domin.
-10 Scriptum est e. Do. Deum tuum adorabis
11-10 Hic est enim de quo scriptum est

Matth. 21-13 Scriptum est : Domus mea domus orationis
26-24 Filius quid. hominis vadit, sicut scriptum est
-31 Scriptum est enim : Percutiam pastorem
27-37 Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam
Marc. 1- 2 Sicut scriptum est in Isaïa propheta
7- 6 Scriptum est : Popul. hic labiis me honorat
9-11 Et quomodo scriptum est in Filium hominis
-12 Quia et Elias venit... sicut scriptum est de eo
10- 4 Moyses permisit libellum repudii scribere
- 5 Ait : Ad duritiam cordis vestri scripsit
11-17 Et docebat, dicens eis : Nonne scriptum est
12-19 Magister, Moyses nobis scripsit
14-21 Filius quid. hominis vadit, sicut scriptum est
-27 Quia scriptum est : Percutiam pastorem
Luc. 1- 3 Visum est et mihi... ex ordine tibi scribere
-63 Et postulans pugillarem scripsit, dicens
2-23 Sicut scriptum est in lege Domini
3- 4 Sicut scriptum est in libro Sermonum Isaiæ
4- 4 Scriptum est : Quia non in solo pane vivit
- 8 Scriptum est : Dom. Deum tuum adorabis
-10 Scriptum est e. quod Ang. s. mandavit de te
-17 Invenit locum ubi scriptum erat
7-27 Hic est de quo scriptum est : Ecce mitto Ang.
10-20 Quod nomina vestra scripta sunt in cœlis
-26 Ille dixit ad eum : In lege quid scriptum est ?
16- 6 Et sede cito, scribe quinquaginta
- 7 Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe octog.
18-31 Et consummabuntur omnia, quæ scripta s.
19-46 Scriptum est : Quia domus mea domus orat.
20-17 Ait : Quid est ergo hoc quod scriptum est ?
-28 Dicentes : Magister, Moyses scripsit nobis
21-22 Ut impleantur omnia quæ scripta sunt
22-37 Quod scriptum est, oportet impleri in me
23-38 Erat a. et superscriptio scripta super eum
24-44 Necesse est impleri omnia quæ scripta sunt
-46 Et dixit eis : Quoniam sic scriptum est
Joan. 1-45 Quem scripsit Moyses in lege, et prophetæ
2-17 Scriptum est : Zelus domus tuæ comedit me
5-46 De me enim ille scripsit
6-31 Sicut scriptum est : Panem de cœlo dedit eis
-45 Est scriptum in prophetis : Et erunt omnes
8- 6 Inclinans se deors., digito scribebat in terra
- 8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra
-17 Et in lege vestra scriptum est
10-34 Respond... Nonne scriptum est in lege vestra
12-14 Et sedit super eum, sicut scriptum est
-16 Tunc recordati sunt, quia hæc erant scripta
15-25 Sermo, qui in lege eorum scriptus est
19-19 Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit
Erat a. scriptum : Jesus Nazarenus, rex J.
-20 Erat scriptum Hebraice, Græce, et Latine
-21 Noli scribere, Rex Judæorum
-22 Respondit Pilatus : Quod scripsi, scripsi
20-30 Quæ non sunt scripta in libro hoc
-31 Hæc autem scripta sunt, ut credatis
21-24 Testimonium perhibet de his, et scripsit hæc
-25 Quæ si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt, libros
Act. 1-20 Scriptum est enim in libro Psalmorum
7-42 Sicut scriptum est in libro Prophetarum
13-29 Consummassent omnia, quæ de eo scripta
-33 Sicut et in Psalmo secundo scriptum est
15-15 Sicut scriptum est : (-16) Post hæc revertar
-20 Sed scribere ad eos ut abstineant se a conta.
-23 Scribentes per manus eorum : Apostoli
17-23 Inveni et aram, in qua scriptum erat : Ignoto
18-27 Scripserunt Discipulis, ut susciperent eum
21-25 De his autem qui crediderunt ex gentibus, nos scripsimus, judicantes
23- 5 Scriptum est enim : Principem populi tui non maledices
-26 Scribens epistolam continentem hæc
24-14 Quæ in lege et prophetis scripta sunt
25-26 Quid certum scribam domino, non habeo
Ut interrogat. facta, habeam quid scribam
Rom. 1-17 Sicut scriptum est : Justus a. ex fide vivit
2-15 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordib.
-24 Blasphem. inter gentes, sicut scriptum est
3- 4 Omnis a. homo mendax, sicut scriptum est
-10 Sicut scriptum est : Quia non est justus
4-17 Sicut scriptum est : Quia patrem multarum
-23 Non est a. scriptum tantum propter ipsum
8-36 Sicut scriptum est : Quia propter te mortif.
9-13 Quia major serviet minori, sicut scriptum est
-33 Sicut scriptum est : Ecce pono in Sion lapid.
10- 5 Moyses enim scripsit, quoniam justitiam
-15 Sicut scriptum est : Quam speciosi pedes
11- 8 Sicut scriptum est : Dedit illis Deus spiritum
-26 Sic omnis Israël salvus fieret, sicut scriptum est
12-19 Scriptum est enim : Mihi vindicta
14-11 Scriptum est enim : Vivo ego, dicit Dominus
15- 3 Christus non sibi placuit, sed sicut scriptum

Rom. 15- 4 Quæcumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt
- 9 Sicut scriptum est: Propterea confitebor tibi
-15 Audacius a. scripsi vobis, fratres, ex parte
-20 Sed sicut scriptum est: (-21)Quibus non est
16-22 Ego Tertius, qui scripsi epistolam, in Dom.
1 Cor. 1-19 Scriptum est enim: Perdam sapientiam sap.
-31 Quemadmod. scriptum est: Qui gloriatur
2- 9 Sed sicut scriptum est: Quod ocul. non vidit
3-19 Scriptum est e.: Comprehendam sapientes
4- 6 Ne supra quam scriptum est, unus adversus
-14 Non ut confundam vos, hæc scribo
5- 9 Scripsi vobis in epistola: Ne commisceamini
-11 Nunc autem scripsi vobis non commisceri
7- 1 De quibus autem scripsistis mihi
9- 9 Scriptum est e. in lege Moysi: Non alligabis
-10 Nam propter nos scripta sunt
-15 Non autem scripsi hæc ut ita fiant in me
10- 7 Quemadmodum scriptum est: Sedit populus
-11 Scripta sunt a. ad correptionem nostram
14-21 In lege scriptum est: Quon. in aliis linguis
-37 Aut spiritualis, cognoscat quæ scribo vobis
15-44 Animale, est et spiritale, sicut scriptum est
-54 Tunc fiet sermo, qui scriptus est
2 Cor. 1-13 Non e. alia scribimus vobis, quam quæ leg.
2- 3 Et hoc ips. scripsi vobis, ut non cum venero
- 4 Scripsi vobis per multas lacrymas
- 9 Ideo enim et scripsi, ut cognoscam experim.
3- 2 Epistola nostra vos estis, scripta in cordibus
- 3 Scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi
4-13 Sicut scriptum est: Credidi, propter quod
7-12 Igitur, etsi scripsi vobis, non propter eum
8-14 Ut fiat æqualitas, sicut scriptum est
9- 1 Ex abundanti est mihi scribere vobis
- 9 Sicut scriptum est: Dispersit, dedit pauper.
13-10 Ideo hæc absens scribo, ut non præsens
Galat. 1-20 Quæ autem scribo vobis; ecce coram Deo
3-10 Scriptum est enim: Maledictus omnis
Quæ scripta sunt in libro legis, ut faciat ea
-13 Quia scriptum est: Maledictus omnis
4-22 Scriptum est enim: Quoniam Abraham duos
-27 Scriptum est enim: Lætare, sterilis
6-11 Videte qualibus litteris scripsi vobis
Ephes. 3- 3 Sicut supra scripsi in brevi
Philip. 3- 1 Eadem vobis scribere, mihi quid non pigrum
1 Thes. 4- 9 De char.. non necesse habem. scribere vob.
5- 1 Fratres, non indigetis ut scribamus vobis
2 Thes. 3-17 Quod est signum in omni epistola: ita scribo
1 Tim. 3-14 Hæc tibi scribo, sperans me ad te venire cito
Phile. -19 Ego Paulus scripsi mea manu: ego reddam
-21 Confidens in obedientia tua scripsi tibi
Hebr. 10- 7 In capite libri scriptum est de me: Ut faciam
13-22 Etenim perpaucis scripsi vobis
1 Petr. 1-16 Quoniam scriptum est: Sancti eritis
5-12 Per Sylvanum fidelem fratrem vobis, ut arbitror, breviter scripsi
2 Petr. 3- 1 Hanc ecce vobis... secundam scribo epistol.
-15 Secund. datam sibi sapientiam scripsit vobis
1 Joan. 1- 4 Et hæc scribimus vobis ut gaudeatis
2- 1 Filioli mei, hæc scribo vobis, ut non peccetis
- 7 Charissimi, non mandat. novum scribo vob.
- 8 Iterum mandatum novum scribo vobis
-12 Scribo vobis, filioli, quoniam remittuntur
-13 Scribo vobis, patres, quon. cognovistis eum
Scribo vobis, adolescentes, quoniam vicistis
-14 Scribo vobis, infantes, quoniam cognovistis
Scribo vobis, juvenes, quoniam fortes estis
-21 Non scripsi vobis quasi ignorantibus verit.
-26 Hæc scripsi vobis de his, qui seducunt vos
5-13 Hæc scribo vobis: ut sciatis quoniam vitam
2 Joan. - 5 Non tanquam mandat. novum scribens tibi
-12 Plura habens vobis scribere, nolui
3 Joan. - 9 Scripsissem forsitan Ecclesiæ
-13 Multa habui tibi scribere: sed nolui per atramentum et calamum scribere tibi
Judæ. - 3 Omnem sollicitudinem faciens scribendi
Necesse habui scribere vobis
Apoc. 1- 3 Et servat ea, quæ in ea scripta sunt
-11 Dicentis: Quod vides, scribe in libro
-19 Scribe ergo quæ vidisti, et quæ sunt
2- 1 Angelo Ephesi Ecclesiæ scribe: Hæc dicit
- 8 Angelo Smyrnæ Ecclesiæ scribe: Hæc dicit
-12 Angelo Pergami Ecclesiæ scribe: Hæc dicit
-17 Et in calculo nomen novum scriptum
-18 Et Angelo Thyatiræ Ecclesiæ scribe
3- 1 Et Angelo Ecclesiæ Sardis scribe: Hæc dicit
- 7 Et Angelo Philadelphiæ Ecclesiæ scribe
-12 Et scribam super eum nomen Dei mei
-14 Et Angelo Laodiciæ Ecclesiæ scribe
5- 1 Et vidi... librum scriptum intus et foris
10- 4 Et cum locuta fuissent septem tonitrua voces suas, ego scripturus eram
Signa quæ locuta sunt... et noli ea scribere
13- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro
14- 1 Et nomen Patris ejus scriptum in frontibus
Apoc. 14-13 Audivi vocem de cœlo dicentem mihi: Scribe
17- 5 In fronte ejus nomen scriptum: Mysterium
- 8 Quorum non sunt scripta nomina in libro
19- 9 Et dixit mihi: Scribe: Beati, qui ad cœnam
-12 Habens nomen scriptum, quod nemo novit
-16 Et in femore suo scriptum: Rex regum
20-12 Judicati sunt mort. ex his quæ scripta erant
-15 Et qui non inventus est in libro vitæ scriptus
21- 5 Dixit mihi: Scribe, quia hæc verba fideliss.
-27 Nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni
22-18 Apponet Deus super illum plagas scriptas
-19 Et de his quæ scripta sunt in libro isto

SCRIPTOR.

Ezech. 9- 2 Et atramentarium scriptoris ad renes ejus
- 3 Atramentarium scriptoris habeb. in lumbis

SCRIPTUM.

2 Mac. 11-17 Qui missi fuerant a vobis, tradentes scripta

SCRIPTURA.

Exod. 32-16 Scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis
2 Par. 36-22 Qui jussit prædicari.. etiam per scripturam
1 Esdr. 1- 1 Et traduxit vocem in omni regno suo, etiam per scripturam, dicens
2-62 Hi quæsierunt scripturam genealogiæ suæ
2 Esdr. 7-64 Hi quæsierunt scripturam suam in censu
Tobiæ. 8-24 Partem dedit Tobiæ, et fecit scripturam
Esth. 9-27 Quos scriptura testatur, et certa expetunt
Psal. 86- 6 Dominus narrabit in scripturis populorum
Eccli. 44- 5 Et narrantes carmina scripturarum
Isai. 38- 9 Scriptura Ezechiæ regis Juda cum ægrotasset
Ezech. 13- 9 Et in scriptura domus Israël non scribentur
Dan. 5- 7 Quicumque legerit scripturam hanc
- 8 Non potuerunt nec scripturam legere
-15 Sapientes magi, ut scripturam hanc legerent
-16 Si ergo vales scripturam legere
-17 Scripturam a. legam tibi, rex, et interpretat.
-25 Hæc est a. scriptura, quæ digesta est: MANE
10-21 Quod expressum est in scriptura veritatis
1 Mac. 12-21 Inventum est in scriptura de Spartiatis
14-27 Et hoc est exemplum scripturæ
-48 Scripturam ist. dixerunt ponere in tabulis
2 Mac. 2- 4 Erat a. in ipsa scriptura, quomodo tabern.

SCRIPTURA, *pro verbo Dei scripto.*

Matth. 21-42 Nunquam legistis in Scripturis?
22-29 Ait illis: Erratis, nescientes Scripturas
26-54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ?
-56 Ut adimplerentur Scripturæ prophetarum
Marc. 12-10 Nec Scripturam hanc legistis: Lapidem
-24 Nonne ideo erratis, non scientes Scripturas
14-49 Non me tenuistis. Sed ut impleantur Scripturæ
15-28 Et impleta est Scriptura, quæ dicit
Luc. 4-21 Impleta est hæc Scriptura in auribus vestris
24-27 Interpretabatur illis in omnibus Scripturis
-32 Dum loqueretur.. et aperiret nob. Scripturas
-45 Aperuit illis sens. ut intelligerent Scripturas
Joan. 2-22 Et crediderunt Scripturæ, et sermoni
5-39 Scrutamini Scripturas, quia vos putatis
7-38 Dicit Scriptura: Flumina de ventre ej. fluent
-42 Nonne Scriptura dicit: Quia ex semine Dav.
-52 Numq. et tu Galilæus es? Scrutare Scripturas
10-35 Et non potest solvi Scriptura
13-18 Sed ut ad impleatur Scriptura: Qui mand.
17-12 Nisi filius perditionis, ut Scriptura impleatur
19-24 Ut Scriptura impleretur, dicens: Partiti sunt
-28 Ut consummaretur Scriptura, dixit: Sitio
-36 Facta sunt e. hæc, ut Scriptura impleretur
-37 Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt
20- 9 Nondum enim sciebant Scripturam
Act. 1-16 Viri fratres, oportet impleri Scripturam
8-32 Locus a. Scripturæ, quam legebat, erat hic
-35 Et incipiens a Scriptura ista, evangelizavit
17- 2 Per sabbata tria disserebat eis de Scripturis
-11 Quotidie scrutantes Scripturas, si hæc ita se
18-24 Devenit Ephesum, potens in Scripturis
-28 Ostendens per Scripturas, esse Christum
Rom. 1- 2 Quod ante promiserat... in Scripturis sanct.
4- 3 Quid e. dicit Scriptura? Credidit Abraham
9-17 Dicit enim Scriptura Pharaoni
10- 8 Sed quid dicit Scriptura? Prope est verbum
-11 Dicit e. Scriptura: Omnis, qui credit in illum
11- 2 An nescitis in Elia quid dicit Scriptura?
15- 4 Ut per patientiam, et consolationem Scripturarum, spem habeamus
16-26 Quod nunc patefactum est per Scripturas
1 Cor. 15- 3 Mortuus est pro peccatis nostris secundum Scripturas
- 4 Quia resurrexit tertia die secund. Scripturas
Galat. 3- 8 Providens a. Scriptura quia ex fide justificat
-22 Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato
4-30 Sed quid dicit Scriptura? Ejice ancillam
1 Tim. 5-18 Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi
2 Tim. 3-16 Om. Scriptura divinitus inspirata utilis est
Jacob. 2- 8 Legem perficitis regalem secund. Scripturas
-23 Suppleta est Scriptura, dicens: Credidit
4- 5 An putatis quia inaniter Scriptura dicat
1 Petr. 2- 6 Propter quod continet Scriptura
2 Petr. 1-20 Intelligentes, quod omnis prophetia Scripturæ propria interpretatione non. fit
3-16 Depravant, sicut et cæteras Scripturas

SCRUPULUS.

1 Reg. 25-31 Non erit... in scrupulum cordis domino m.

SCRUTA.

3 Reg. 10-15 Negotiatores, universiq. scruta vendentes
2 Esdr. 3-30 Scruta vendentium contra portam Judicial.

SCRUTATOR.

Prov. 25-27 Sic qui scrutator est majestatis, opprimetur
Sap. 1- 6 Et cordis illius scrutator est verus
Isai. 40-23 Qui dat secretor. scrutatores quasi non sint

SCRUTINIUM.

Psal. 63- 7 Defecerunt scrutantes scrutinio

SCRUTOR.

Gen. 31-32 Scrutare, quidq. tuorum apud me inveneris
-34 Scrutantiq. omne tentorium, et nihil inven.
-37 Et scrutatus es omnem supellectilem meam
44-12 Quos scrutatus, incipiens a majore
3 Reg. 20- 6 Scrutabuntur domum tuam et domum serv.
1 Par. 19- 3 Et investigent, et scrutentur terram tuam
28- 9 Omnia enim corda scrutatur Dominus
Judith. 8-33 Vos autem nolo ut scrutemini actum meum
Job. 10- 6 Ut quæras... et peccatum meum scruteris
28-11 Profunda quoque fluviorum scrutatus est
36-23 Quis poterit scrutari vias ejus?
Psal. 7-10 Diriges justum, scrutans corda et renes, D.
63- 7 Scrutati sunt iniquitates: defecerunt scrutantes scrutinio
108-11 Scrutetur fœnerator omn. substantiam ejus
118- 2 Beati, qui scrutantur testimonia ejus
-34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem t.
-69 In toto corde meo scrutabor mandata tua
-115 Et scrutabor mandata Dei mei
-129 Ideo scrutata est ea anima mea
Prov. 28-11 Pauper autem prudens scrutabitur eum
Sap. 6- 4 Opera vestra, et cogitationes scrutabitur
Eccli. 3-22 Ne quæs., et fortiora te ne scrutatus fueris
-24 In supervac. reb. noli scrutari multipliciter
16-25 Et scrutabor enarrare sapientiam
41-27 Et ne scruteris ancillam ejus, neque steteris
Isai. 22- 5 Scrutans murum, et magnificus super mont.
Jerem. 17-10 Ego Dominus scrutans cor, et probans renes
Thren. 3-40 Scrutemur vias nostras, et quæramus
Amos. 9- 3 Inde scrutans auferam eos
Abdiæ. - 6 Quomodo scrutati sunt Esaü, investigaver.
Soph. 1-12 Scrutabor Jerusal. in lucernis: et visitabo
1 Mac. 3-48 De quib. scrutabantur gentes similitudinem
Joan. 5-39 Scrutamini Scripturas, quia vos putatis
7-52 Scrutare Scripturas, et vide quia a Galilæa
Act. 17-11 Quotidie scrutantes Scripturas
Rom. 8-27 Qui a. scrutatur corda, scit quid desideret
1 Cor. 2-10 Spiritus e. om. scrutatur, etiam profunda D.
1 Petr. 1-10 Exquisierunt, atque scrutati sunt prophetæ
-11 Scrutantes in quod vel quale tempus signif.
Apoc. 2-23 Quia ego sum scrutans renes et corda

SCULPO.

Exod. 28- 9 Et sculpes in eis nomina filiorum Israel
-11 Sculpes eos nominibus filiorum Israel
-36 In qua sculpes opere cælatoris, SANCTUM D.
32-16 Scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis
35-33 Sculpendisq. lapidibus, et opere carpentar.
39- 6 Paravit et duos lapides... et sculptos arte ge.
-14 Sculpti erant nominibus duodecim tribuum
Deut. 4-16 Ne forte decepti faciatis vobis sculptam similitudinem
-23 Facias tibi sculptam similitudinem eorum
3 Reg. 6-29 Parietes... sculpsit variis cælaturis et torno
-32 Et sculpsit in eis picturam cherubim
-35 Sculpsit cherubim, et palmas, et cælaturas
7-36 Sculpsit quoque in tabulatis illis, quæ erant
2 Par. 2- 7 Qui sciat sculpere cælaturas cum his artific.
3- 5 Sculpsitque in ea palmas, et quasi catenulas
Job. 19-24 Plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice
Sap. 13-13 Lignum... sculpat diligenter per vacuitatem
15- 4 Labor sine fructu, effigies sculpta per varios
18-24 In quatuor ordinibus lapidum erant sculpta
In diademate capitis illius sculpta erat
Eccli. 38-28 Diem transigit, qui sculpit signacula sculpt.
45-13 Et opere lapidarii sculptis, in memoriam
Isai. 54-12 Et ponam... portas tuas in lapides sculptos
1 Mac. 13-29 Juxta arma naves sculptas, quæ viderentur

SCULPTILE *et* SCULPTILIA.

Exod. 20- 4 Non facies tibi sculptile
Levit. 26- 1 Non facietis vobis idolum et sculptile
Deut. 5- 8 Non facies tibi sculptile, nec similitudinem
7- 5 Lucosque succidite, et sculptilia comburite
-25 Sculptilia eorum igne combures
27-15 Maled. homo qui facit sculptile et conflat.
Judic. 17- 3 Et faciat sculptile atque conflatile
- 4 Ut faceret ex eis sculptile atque conflatile
18-14 Et theraphim, et sculptile, atque conflatile
-17 Sculptile et ephod... tollere nitebantur
-18 Tulerunt igitur qui intraverant, sculptile
-20 Et tulit ephod, et idola, ac sculptile
-30 Posueruntque sibi sculptile, et Jonathan
2 Reg. 5-21 Reliquer. ibi sculptilia sua : quæ tulit Dav.
2 Par. 24-18 Servieruntque lucis et sculptilibus
33- 7 Sculptile... signum posuit in domo Dei
34- 3 Mundavit Judam et Jerus. ab excelsis, et lucis, simulacrisque et sculptilibus
- 4 Lucos etiam, et sculptilia succidit
- 7 Et lucos et sculptilia contrivisset in frusta
Psal. 77-58 Et in sculptilibus suis ad æmulationem eum provocaverunt
96- 7 Confundantur omnes, qui adorant sculptilia
105-19 Et adoraverunt sculptile
-36 Et servierunt sculptilibus eorum
-38 Quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan
Sap. 15-13 Ex terræ materia fragilia vasa, et sculptilia fingit
Eccli. 38-28 Qui sculpit signacula sculptilia
Isai. 21- 9 Et omnia sculptilia deorum ej. contrita sunt
30-22 Contaminabis laminas sculptilium argenti t.
40-19 Numquid sculptile conflavit faber?
42- 8 Non dabo, et laudem meam sculptilibus
-17 Confundantur confusione qui confidunt in sculptili
44-10 Quis... et sculptile conflavit ad nihil utile?
-15 Fecit sculptile, et curvatus est ante illud
-17 Reliquum a. ej. deum fecit et sculptile sibi
48- 5 Idola mea fecerunt hæc, et sculptilia mea
Jerem. 8-19 Quare ergo me ad iracundiam concitaverunt in sculptilibus suis
10-14 Confusus est artifex omnis in sculptili
14-22 Numq. sunt in sculptilibus gent. qui pluant?
50- 2 Victus est Merod., confusa sunt sculptilia
-38 Et arescent : quia terra sculptilium est
51-17 Confusus est omnis conflator in sculptili
-47 Et visitabo super sculptilia Babylonis
-52 Et visitabo super sculptilia ejus
Dan. 11- 8 Deos eor. et sculptilia... ducet in Ægyptum
Mich. 1- 7 Et omnia sculptilia ejus concidentur
5-12 Et perire faciam sculptilia tua et statuas t.
Nahum. 1-14 De domo Dei tui interficiam sculptile
Habac. 2-18 Quid prodest sculptile, quia sculpsit illud
1 Mac. 5-68 Et sculptilia deorum ipsorum succendit igni

SCULPTOR.

Exod. 28-11 Opere sculptoris, et cælatura gemmarii

SCULPTURA.

3 Reg. 7-24 Et sculptura subter labium circuibat illud
Duo ordines sculpturarum striatarum erant
-28 Interrasile erat : et sculpturæ int. juncturas
-35 Habens cælaturas suas variasq. sculpturas
-37 Et mensura, sculpturaque consimili
2 Par. 2-14 Et qui scit cælare omnem sculpturam
Isai. 45-20 Nescierunt qui levant lignum sculpturæ suæ
Ezech. 40-22 Et sculpturæ secundum mensuram portæ
41-25 Et sculpturæ palmarum, sicut in parietibus
Zach. 3- 9 Ecce ego cælabo sculpturam ejus, ait Dom.
Act. 17-29 Sculpturæ artis et cogitationis hominis

SCURRA.

2 Reg. 6-20 Nudatus est, quasi si nudetur unus de scurris

SCURRILITAS.

Ephes. 5- 4 Aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet

SCUTARIUS.

3 Reg. 14-27 Tradidit ea in manum ducum scutariorum
-28 Reportabant ad armamentar. scutariorum
4 Reg. 11- 6 Quæ est post habitaculum scutariorum
-19 Venerunt per viam portæ scutariorum
2 Par. 12-10 Tradidit illos principibus scutariorum
-11 Veniebant scutarii, et tollebant eos
14- 8 De Benjamin vero scutariorum et sagittar.

SCUTATUS.

Ezech. 38- 5 Persæ... omnes scutati et galeati

SCUTRA.

3 Reg. 7-40 Fecit ergo Hiram lebetes et scutras
-45 Et lebetes, et scutras, et hamulas, om. vasa

SCUTULA.

1 Mac. 4-57 Ornaverunt... coronis aureis et scutulis

SCUTULATA.

Ezech. 27-16 Et purpuram, et scutulata, et byssum

SCUTUM.

Deut. 33-29 Scutum auxilii tui, et gladius gloriæ tuæ
2 Reg. 22- 3 Deus... scutum meum, et cornu salutis m.
-31 Scutum est omnium sperantium in se
3 Reg. 10-16 Fecit quoque rex Salomon ducenta scuta
Sexcentos auri siclos dedit in laminas scuti
14-26 Scuta quoque aurea, quæ feceral Salomon
-27 Pro quibus fecit rex Roboam scuta ærea
1 Par. 5-18 Scuta portantes et gladios, et tendentes
2 Par. 9-16 Trecenta quoq. scuta aurea trecentor. aureorum, quibus tegebantur singula scuta
11-12 Fecit armamentarium scutorum et hastar.
14- 8 Portantium scuta et hastas de Juda trecenta
2 Esdr. 4-16 Et lanceæ, et scuta, et arcus, et loricæ
Judith. 5-16 Sine arcu et sagitta, et absque scuto et gladio
9- 9 Et in scutis, et in sagittis suis... gloriantur
Job. 41- 6 Corpus illius quasi scuta fusilia
Psal. 5-13 Ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos
34- 2 Apprehende arma et scutum : et exurge
45-10 Et confringet arma : et scuta comburet igni
75- 4 Ibi confregit potentias arcuum, scutum
90- 5 Scuto circumdabit te veritas ej. : non timeb.
Sap. 5-20 Sumet scutum inexpugnabile æquitatem
18-21 Proferens servitutis suæ scutum
Eccli. 29-16 Super scutum potentis, et super lanceam
37- 5 Et contra hostem accipiet scutum
Jerem. 6-23 Sagittam et scutum arripiet : crudelis est
46- 3 Præparate scutum et clypeum, et procedite
- 9 Fortes, Æthiopia et Libyes tenentes scutum
50-42 Arcum et scutum apprehendent
Thren. 3-65 Dabis eis scutum cordis laborem tuum
1 Mac. 6- 2 Illic velamina aurea, et loricæ, et scuta
2 Mac. 5- 3 Scutorum motus, et galeator. multitudines
Ephes. 6-16 In omnibus sumentes scutum fidei

SCYPHUS.

Gen. 44- 2 Scyphum autem meum argenteum
- 5 Scyphus, quem furati estis, ipse est
-12 Invenit scyphum in sacco Benjamin
-16 Et apud quem inventus est scyphus
-17 Qui furatus est scyphum, ipse sit servus
Exod. 25-31 Scyphos, et sphærulas, ac lilia
-33 Tres scyphi quasi in nucis modum
Tres similiter scyphi instar nucis
-34 Erunt quatuor scyphi in nucis modum
37-17 De cujus vecte calami, scyphi
-19 Tres scyphi in nucis modum
-20 Erant quatuor scyphi in nucis modum
1 Reg. 26-11 Tolle hastam... et scyphum aquæ
-12 Tulit igitur David hastam, et scyphum aquæ
-16 Et ubi sit scyphus aquæ, qui erat ad caput
4 Reg. 25-14 Et tridentes, et scyphos, et mortariola
1 Esdr. 1- 9 Scyphi aurei triginta
-10 Scyphi argentei secundi quadringenti decem
Eccle. 2- 8 Scyphos et urceos in ministerio ad vina
Jerem. 35- 5 Scyphos plenos vino, et calices

SCYTHA.

Scytharum nomine Septentrionales omnes Asiæ populos antiqui complexi sunt, qui vagi, fere sine urbibus, tectis et legibus, opes in armentis habebant omnes, uxores et liberos plaustris corio tectis hinc inde circumferebant. Nullum scelus apud eos furto gravius. Tartari regionem illam nunc occupant, quæ monte Imao, qui Tauri pars est, pene dividitur duas in partes.

2 Mac. 4-47 Qui, etiamsi apud Scythas causam dixissent
12-29 Inde ad civitatem Scytharum abierunt
Colos. 3-11 Barbarus, et Scytha, servus, et liber

SCYTHOPOLITA.

Scythopolis, quam sacer textus Bethsan appellat 1 Machab. 5-52, nomen obtinuit apud Græcos a Scythis restauratoribus et habitatoribus. Sita fuit vel in tribu Manasse cis Jordanem, vel in Issachar.

2 Mac. 12-30 His, qui apud Scythopolitas erant, Judæis

SEBA.

Filius Bochri, de tribu Benjamin, Saülis forte propinquus, ideoque Davidi infensus. Surrexit adversus regem, excitavitque populum; Joab autem et Abisai frater ejus persecuti sunt eum usque in Abelam, quæ obsessa est, et Joab moliebatur jam destruere muros ejus. Tum accessit mulier ad Joab, commendans patriam suam ab antiquitate et sapientia doctrinaque, et promisit caput Seba mittendum fore per murum. Ingressa est ergo, et tam sapienter locuta est, ut reipsa abscissum caput Seba projecerint ad Joab, qui recessit ab urbe.

2 Reg. 20- 1 Vir Belial, nomine Seba, filius Bochri
- 2 Secutusque est Seba filium Bochri
- 6 Nunc magis afflicturus est nos Seba
- 7 Ad persequendum Seba filium Bochri
-10 Persecuti sunt Seba filium Bochri
-13 Ad persequendum Seba filium Bochri
-21 Homo de monte Ephraïm Seba, filius Bochri
-22 Qui abscissum caput Seba... projecerunt

SEBE.

Filius tertius Abihail filii Huri, e tribu Gad in regione Basan.

1 Par. 5-13 Et Sebe, et Joraï, et Jachan, et Zie

SEBENIAS I.

Sacerdos qui tuba clangebat coram arca.

1 Par. 15-24 Porro Sebenias, et Josaphat, et Nathanaël

SEBENIAS II *et* SEBENIAS III.

Quorum unus sacerdos, alter Levita; quique ambo novum fœdus cum Domino signaverunt reversi e captivitate Zorobabel duce.

2 Esdr. 10- 4 Hattus, Sebenia, Melluch
-10 Sebenia, Odaïa, Celita, Phalaïa
12- 3 Sebenias, Rheum, Merimuth
-14 Milicho, Jonathan : Sebeniæ, Joseph

SEBEON.

Filius tertius Seir Horræi, dux in regione Edom, pater Aja et Ana illius qui invenit aquas calidas; fuitque pater Dison et Oolibama alterius uxoris Esaü.

Gen. 36- 2 Oolibama filiam Anæ filiæ Sebeon Hevæi
-14 Erant filii Oolibama filiæ Anæ filiæ Sebeon
-20 Lotan, et Sobal, et Sebeon, et Ana
-24 Et hi filii Sebeon : Aja et Ana
Cum pasceret asinos Sebeon patris sui
-29 Dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana
1 Par. 1-38 Filii Seir : Lotan, Sobal, Sebeon, Ana
-40 Filii Sebeon : Aja et Ana. Filii Ana : Dison

SEBETHAI. *Levita in diebus Esdræ.*

1 Esdr. 10-15 Et Mesollam et Sebethaï Levites adjuverunt

SEBIA.

Nomen mulieris. Mater Joas filii Ochoziæ filii Joram filii Achab, quæ erat de Bersabee.

4 Reg. 12- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee
2 Par. 24- 1 Nomen matris ejus Sebia de Bersabee

SEBIA.

Nomen viri. Filius secundus Saharaim ex Hodes uxore.

1 Par. 8- 9 Jobab, et Sebia, et Mosa, et Melchom

SEBNIA. *Idem cum Sebenia.*

2 Esdr. 9- 5 Serebia, Odaïa, Sebnia, Phathahia

SEBOIM. *Una e quinque urbibus Pentapoleos.*

Gen. 10-19 Donec ingrediaris... Adamam et Seboïm
14- 2 Et contra Semeber regem Seboïm
- 8 Rex Seboïm, necnon et rex Balæ, quæ est
Deut. 29-23 Sodomæ et Gomorrhæ, Adamæ et Seboïm
1 Reg. 13-18 Ad iter termini imminentis valli Seboïm
2 Esdr. 11-34 Hadid, Seboïm, et Neballat, Lod
Osee. 11- 8 Quomodo dabo te... ponam te ut Seboïm?

SECEDO.

1 Mac. 9-62 Et secessit Jonathas, et Simon
2 Mac. 5-27 Judas a... secesserat in desertum locum
Matth. 2-14 Qui consurgens... et secessit in Ægyptum
-22 Admonitus in somnis, secessit in partes
4-12 Secessit in Galilæam
14-13 Secessit inde in navicula, in locum desert.
15-21 Egressus inde Jesus, secessit in partes Tyri
Marc. 3- 7 Jesus a. cum Discipulis s. secessit ad mare
Luc. 5-16 Ipse autem secedebat in desertum, et orabat
9-10 Et assumptis illis secessit seorsum in locum
Act. 4-15 Jusserunt a. eos foras extra concil. secedere
23-19 Secessit cum eo seorsum, et interrogavit
26-31 Cum secessissent, loquebantur ad invicem

SECESSUS.

Matth. 15-17 In ventrem vadit, et in secessum emittitur
Marc. 7-19 Et in secessum exit, purgans omnes escas

SECHEM I.

Filius quartus Galaad filii Machir filii Manasse. Ab hoc, metropolis Samariæ in tribu

Manasse, quæ Sichem dicitur. — SECHEM II. *Filius secundus Semida, e stirpe Galaad.*

Num. 26-31 Sechem, a quo familia Sechemitarum
Josue. 17- 2 Filiis Sechem, et filiis Hepher, et filiis Semida
1 Par. 7-19 Erant autem filii Semida, Ahin, et Sechem

SECHEMITA.

Num. 26-31 Sechem, a quo familia Sechemitarum

SECHENIAS I.

Filius Obdiæ filii Arnan filii Raphaiæ, e semine David. — SECHENIAS II. *Princeps familiæ sacerdotalis decimæ.* — SECHENIAS III. *Unus e Levitis qui partes primitiarum dividebant.* — SECHENIAS IV. *Princeps familiæ cujus filii ascenderunt e captivitate cum Esdra.* — SECHENIAS V. *Filius Jehiel.* — SECHENIAS VI. *Filius Area in diebus Nehemiæ.*

1 Par. 3-21 Obdia, cujus filius fuit Sechenias
-22 Filius Secheniæ, Semeia
24-11 Nona Jesua, decima Sechenia
2 Par. 31-15 Amarias quoque, et Sechenias
1 Esdr. 8- 3 De filiis Secheniæ, filiis Pharos, Zacharias
- 5 De filiis Secheniæ, filius Ezechiel
10- 2 Et respondit Sechenias filius Jehiel
2 Esdr. 3-29 Ædificavit Semaia filius Secheniæ
6-18 Quia gener erat Secheniæ filii Area

SECHIA.

Filius sextus Saharaim ex Hodes uxore.

1 Par. 8-10 Jehus quoque, et Sechia, et Marma

SECHRONA. *Civitas in tribu Dan.*

Josue. 15-11 Inclinaturq. Sechrona, et transit montem

SECO.

Exod. 20-25 Non ædificabis illud de sectis lapidibus
29-17 Ipsum autem arietem secabis in frusta
Levit. 1-17 Confringetque ascellas ejus, et non secabit
22-24 Vel tusis, vel sectis ablatisque testiculis est
23-22 Non secabitis eam usque ad solum
3 Reg. 7-11 Lapides pretiosi æqualis mensuræ secti erant
-12 Et atrium majus rotundum, trium ordinum de lapidibus sectis
Judith. 1- 2 Ex lapidibus quadratis et sectis
Sap. 13-11 Aut si quis..de sylva lignum rectum secuerit
Isai. 10-15 Numquid gloriabitur securis contra eum, qui secat in ea ?
Dan. 13-59 Ut secet te medium, et interficiat vos
Hebr. 11-37 Lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt

SECRETO.

2 Esdr. 6-10 Ingressus sum domum Semaïæ... secreto
Job. 29- 4 Quando secreto Deus erat in tabernac. meo
Psal. 100- 5 Detrahentem secreto proximo suo, hunc persequebar
2 Mac. 6-21 Tollentes eum secreto rogabant afferri carn.
14-21 Diem constituer. qua secreto inter se ager.
Matth. 17-18 Tunc accesserunt Discip. ad Jesum secreto
20-17 Assumpsit duodecim Discipulos secreto
24- 3 Accesserunt ad eum Discipuli secreto
Marc. 9-27 Discipuli ejus secreto interrogabant eum

SECRETUM.

Judic. 3-19 Verbum secretum habeo ad te, o rex
-22 Per secreta naturæ alvi stercora proruper.
1 Reg. 5- 6 Percussit in secretiori parte natium Azotum
-12 Percutiebantur in secretiori parte natium
2 Reg. 23-23 Fecitq.eum sibi Dav.auricularium, a secreto
Judith. 8- 5 Fecit sibi secretum cubiculum
10-13 Ut indicem illi secreta illorum, et ostendam
Job. 11- 6 Ut ostenderet tibi secreta sapientiæ
40-16 Sub umbra dormit in secreto calami
Prov. 20-27 Quæ investigat omnia secreta ventris
-30 Et plagæ in secretioribus ventris
25- 9 Et secretum extraneo ne reveles
31- 4 Quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas
Eccle. 10-20 In secreto cubiculi tui ne maledixeris diviti
Isai. 24-16 Secretum meum mihi, secretum meum mihi
40-23 Dat secretorum scrutatores quasi non sint
45- 3 Et dabo tibi... et arcana secretorum
Ezech. 28- 3 Omne secretum non est absconditum a te
Dan. 5-12 Et ostensio secretorum, ac solutio ligatorum
Amos. 3- 7 Nisi revelaverit secretum suum ad servos s.

SECTA

Esth. 8-17 In tantum ut plures alterius gentis et sectæ
Act. 24- 5 Et auctorem seditionis sectæ Nazarenorum
-14 Secundum sectam, quam dicunt hæresim
26- 5 Secundum certissimam sectam... vixi
28-22 Nam de secta hac notum est nobis
Galat. 5-20 Æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ
2 Petr. 2- 1 Mendaces, qui introducent sectas perdit.
-10 Sectas non metuunt introducere, blasphem.

SECTATIO.

Prov. 11-19 Clementia præparat vitam : et sectatio malorum mortem

SECTATOR.

Tit. 2-14 Acceptabilem, sectatorem bonorum operum

SECTOR.

Judic. 7-17 Et quod fecero sectamini
2 Par. 33- 6 Observabat somnia, sectabatur auguria
Prov. 12-11 Qui autem sectatur otium, stultissimus est
15-27 Conturbat domum s. qui sectatur avaritiam
19- 7 Qui tantum verba sectatur, nihil habebit
21-11 Et si sectetur sapientem, sumet scientiam
28-19 Qui a. sectatur otium, replebitur egestate
Eccli. 31- 7 Væ illis qui sectantur illud
Isai. 5-11 Consurgitis mane ad ebrietatem sectandam
Ezech. 22-27 Et avare ad sectanda lucra
2 Mac. 2-32 Brevitatem vero dilectionis sectari
Luc. 17-23 Et ecce illic. Nolite ire, neque sectemini
Act. 19-19 Multi a. ex eis, qui fuerant curiosa sectati
Rom. 4-12 Sed et iis, qui sectantur vestigia fidei
9-30 Quod gentes, quæ non sectabantur justitiam
-31 Israël vero sectando legem justitiæ
12-13 Communicantes : Hospitalitatem sectantes
14-19 Itaque quæ pacis sunt, sectemur
1 Cor. 14- 1 Sectamini charitatem, æmulamini spiritalia
1 Thes. 5-15 Quod bonum est sectamini in invicem
1 Tim. 3- 8 Non turpe lucrum sectantes
6-11 Sectare vero justitiam, pietatem, fidem
2 Tim. 2-22 Sectare vero justitiam, fidem, charitatem

SECUM.

Gen. 22- 3 Ducens secum duos juvenes et Isaac filium
24-10 Et abiit, ex om. bonis ejus portans secum
32- 7 Perterritus divisit populum qui secum
46-32 Quæ habere potuerunt, adduxerunt secum
Exod. 13-19 Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum
14- 6 Omnem populum suum assumpsit secum
34- 4 Sic.præceperat ei Do. portans secum tabulas
Num. 22-22 Insid. asinæ, et duos pueros habebat secum
Deut. 17-19 Et habebit secum, legetque illud
22-15 Ferent secum signa virginitatis ej. ad senior.
Josue. 10-24 Et ait ad principes exercitus, qui secum erant
Judic. 8- 4 Cum trecentis viris, qui secum erant
19- 3 Volens reconciliari ei... et secum reducere
-10 Ducens secum duos asinos onustos
Ruth. 1-18 Quod... Ruth decrevisset secum pergere
1 Reg. 1-24 Adduxit eum secum, postq. ablactaverat
17-26 Et ait David ad viros qui stabant secum
-40 In peram pastoralem, quam habebat secum
23- 6 Ephod secum habens descenderat
30- 2 Secum duxerant, et pergebant itinere suo
3 Reg. 11-18 Tuleruntque secum viros de Pharan
13-19 (*Fefellit eum,*) et reduxit secum
20- 1 Congregavit...et triginta duos reges secum
4 Reg. 3-26 Tulit secum septingentos viros educentes gl.
5- 5 Et tulisset secum decem talenta argenti
8- 9 Habens secum munera, et omnia bona Dam.
2 Par. 12- 9 Omniaque secum tulit, et clypeos aureos
21- 9 Cumque transisset Joram cum... cuncto equitatu qui erat secum
24-22 Quam fecerat Joïada pater illius secum
25-13 Quem remiserat Amasias ne secum iret
33- 6 Habebat secum magos et incantatores
36- 4 Ipsum vero Joachaz tulit secum , et abduxit
Tobiæ. 6- 6 Assavit carnes ejus, et secum tulerunt in via
8-15 Reperit eos... secum pariter dormientes
9- 7 Fecitque eum secum venire ad nuptias
Judith. 15- 8 Omnia quæ erant illorum attulerunt secum
Job. 27-19 Dives cum dormierit, nihil secum auferet
Prov. 7-20 Sacculum pecuniæ secum tulit
30- 1 Et qui Deo secum morante confortatus, ait
Eccle. 5-14 Et nihil auferet secum de labore suo
8-15 Et hoc solum secum auferret de labore suo
Sap. 11-14 Cum e. audirent per sua tor. bene secum agi
Jerem. 38-11 Assumptis ergo Abdemelech secum viris
Malac. 2- 3 Et assumet vos secum
1 Mac. 1- 7 Nobiles, qui secum erant nutriti a juventute
3-13 Quod congregavit Judas... ecclesiam secum
4- 8 Ait Judas viris, qui secum erant : Ne tim.
10-62 Et collocavit eum rex sedere secum
12-47 Retinuit autem secum tria millia virorum
13-17 Quia cum dolo loqueretur secum
2 Mac. 2- 4 Et arcam jussit propheta... comitari secum
8-12 Indicavit his, qui secum erant, Judæis
11- 7 Adhortatus est simul secum periculum sub.
-13 Secum ipse reputans, factam erga se dimin.
12- 8 Pari modo facere habitantibus secum Jud.
-20 Habentem secum centum viginti millia ped.
-30 Quod modeste secum egerint
13- 2 Secum habentem peditum centum decima
14-30 Videns secum austerius agere Nicanorem
Matth. 12-45 Assumit septem alios spiritus secum neq.
15-30 Turbæ multæ habentes secum mutos, cæcos
25- 3 Fatuæ... non sumpserunt oleum secum
Marc. 2-19 Quanto tempore habent secum sponsum
5-40 Assumit... matr. puellæ, et qui secum erant
8-14 Et nisi unum panem non habebant secum
9- 7 Neminem amplius viderunt, nisi Jesum tantum secum
11-31 At illi cogitabant secum, dicentes : Si dixer.
14-33 Et assumit Petrum... et Joannem secum
Luc. 8-51 Non permisit intrare secum quemquam
24-12 Et abiit, secum mirans quod factum fuerat
-15 Dum fabularentur, et secum quærerent
Act. 15-37 Barnabas a. volebat secum assumere et Joan.
16- 3 Hunc voluit Paulus secum proficisci
21-16 Adducentes secum apud quem hospitarem.

SECUNDA.

Locum quemdam fuisse juxta templum scribunt quidam, in quem doctissimi quique conveniebant ut conferrent de lege et de vaticiniis prophetarum. Alii existimant locum fuisse in quo litteris profanis dabant operam, cum tunc, ut opinantur, Jerosolymis nulli essent Libri sacri. Sa vult fuisse nomen vici.

4 Reg. 22-14 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
2 Par. 34-22 Quæ habitabat in Jerusalem in Secunda
Soph. 1-10 Erit in illa die... ululatus a Secunda

SECUNDÆ.

Deut. 28-57 Illuvie secundarum, quæ egrediuntur

SECUNDO.

Gen. 22-15 Vocavit a. Angelus Do. Abraham secundo
27-36 Et nunc secundo surripuit benedictionem
41-32 Quod autem vidisti secundo... somnium
Levit. 13-58 Lavabit aqua ea, quæ pura sunt, secundo
Josue. 5- 2 Et circumcide secundo filios Israël
1 Reg. 3-10 Et vocavit, sicut vocaverat secundo, Samuël
18-11 Et declinavit David a facie ejus secundo
26- 8 Semel, et secundo opus non erit
2 Reg. 14-29 Cumque secundo misisset, et ille noluisset
3 Reg. 9- 2 Apparuit ei Dominus secundo, sicut appar.
11- 9 A Dom. Deo Isr., qui apparuerat ei secundo
18-34 Rursumq. dixit : Etiam secundo hoc facite
Qui cum fecissent secundo, ait : Etiam tertio
19- 7 Reversusque est Angelus Domini secundo
4 Reg. 10- 6 Rescripsit autem eis litteras secundo, dicens
1 Par. 29-22 Et unxerunt secundo Salomon. filium David
2 Esdr. 13-21 Si secundo hoc feceritis, manum mittam
Esth. 2-19 Cumque secundo quærerentur virgines
Job. 33-14 Loquitur Deus, et secundo idips. non repetit
Eccli. 23-33 Secundo in virum suum deliquit
Isai. 11-11 Adjiciet Dominus secundo manum suam
Jerem. 1-13 Et factum est verbum Dom. secundo ad me
13- 3 Et factus est sermo Domini ad me, secundo
33- 1 Factum est verbum Do. ad Jerem. secundo
Ezech. 4- 6 Dormies sup. latus tuum dexterum secundo
Dan. 2- 7 Responderunt secundo, atque dixerunt
Jonæ. 3- 1 Factum est verbum Do. ad Jonam secundo
Aggæi. 2-21 Fact. est verbum Do. secundo ad Aggæum
Zach. 4-12 Et respondi secundo, et dixi ad eum
1 Mac. 15-25 Rex applicuit castra in Doram secundo
2 Mac. 14- 8 Secundo autem etiam civibus consulens
Matth. 26-42 Iterum secundo abiit, et oravit, dicens
Act. 10-15 Et vox iterum secundo ad eum
11- 9 Respondit autem vox secundo de cœlo
1 Cor. 12-28 Posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos, secundo prophetas
Hebr. 9-28 Secundo sine peccato apparebit expectantib.
Judæ. - 5 Secundo eos, qui non crediderunt, perdidit

SECUNDUM.

Gen. 1-12 Habens unumq. sement. secundum speciem
-21 Et omne volatile secundum genus suum
-24 Et bestias terræ secundum species suas
6-20 Ex omni reptili terræ secundum genus suum
7-14 Ipsi et omne animal secundum genus suum
Cunctumq. volatile secundum genus suum
8-19 Secundum genus suum, egressa sunt de arca
10- 5 Unusquisque secundum linguam suam
-31 Isti filii Sem, secundum cognationes et ling.
45-21 Secundum Pharaonis imperium
Exod. 25-40 Inspice, et fac secundum exemplar
Levit. 25-51 Secundum hos reddet te pretium
Num. 7- 8 Boves dedit filiis Merari, secundum officia
14-19 Secundum magnitudinem misericordiæ tuæ
Deut. 16-17 Offeret unusqu. secundum quod habuerit
Josue. 11-23 Filiis Israël secundum partes et tribus suas
1 Reg. 6-18 Et mures aureos, secundum numerum urb.
20-25 Cumq. sedisset rex... (secundum consuet.)
25-25 Quoniam secundum nomen suum stultus est
26-23 Retribuet unicuique secundum justitiam s.
2 Reg. 7-17 Secundum omnia verba hæc.. locutus est
-21 Secundum cor tuum fecisti omnia magnalia
22-21 Retribuet mihi Dom. secundum justitiam
Secundum munditiam manuum mearum

2 Reg. 22-25 Restituet mihi Dom. secundum justitiam m.
Et secundum munditiam manuum mearum
3 Reg. 3-12 Ecce feci tibi secundum sermones tuos
8-32 Et retribuens ei secundum justitiam suam
-39 Ut des unicuique secundum omnes vias suas
12-14 Locutus est eis secundum consilium juv.
20-25 Instaura... equos secundum equos pristinos
Et currus secundum currus quos ante hab.
4 Reg. 7-18 Factumq. est secundum sermonem viri Dei
16- 3 Transferens per ignem secundum idola gent.
23-19 Fecit eis secundum om. opera, quæ fecerat
-21 Secundum quod scriptum est in libro fœd.
1 Par. 5-13 Fratres vero eor. secundum domos cognat.
6-19 Hæ a. cognationes Levi secundum familias
23-13 Adoleret incensum Dom. secundum ritum
24- 3 Secundum vices suas et ministerium
-19 Hæ vices eorum secundum ministeria sua
-30 Isti filii Levi secundum domos familiarum
25- 1 Secundum numer. suum dedicato sibi officio
26-31 Secundum familias et cognationes eorum
27- 1 Filii aut. Israël secundum numerum suum
2 Par. 4- 7 Secundum speciem qua jussa erant fieri
6-23 Retribuens ei secundum justitiam suam
-30 Et redde unicuique secundum vias suas
21-19 Et non fecit ei populus secundum morem
29-25 Secundum dispositionem Dav. regis, et Gad
1 Esdr. 2-69 Secundum vires suas dederunt impensas
3- 4 Secundum præceptum opus diei in die suo
6- 9 Secundum ritum sacerd., qui sunt in Jerus.
-13 Secundum quod præceperat Darius rex
7- 6 Dedit ei rex secundum manum Do. Dei ejus
-25 Tu aut. Esdra, secundum sapientiam Dei tui
10- 3 Secundum legem fiat
- 5 Ut facerent secundum verbum hoc
2 Esdr. 5- 6 Cum audissem clamorem eorum secundum
verba hæc
- 8 Secundum possibilitatem nostram
-19 Secundum omnia quæ feci populo huic
6- 4 Miserunt a. ad me secundum verbum hoc
- 8 Non est factum secundum verba hæc
9-27 Secundum miserationes tuas multas dedisti
-37 Et jumentis nostris secundum voluntatem s.
13-22 Et parce mihi secundum multitudinem
Tobiæ. 1- 8 Hæc et his similia secundum legem Dei pue-
rulus observabat
3- 5 Quia non egimus secundum præcepta tua
- 6 Do. secundum voluntatem tuam fac mecum
7-14 Ut ista conjungeretur cognationi suæ secun-
dum legem Moysi
Judith. 4- 7 Secundum quod constituerat eis sacerdos
7-17 Qui ulciscitur nos secundum peccata nostra
8-17 Ut secundum voluntatem suam sic faciat
13-12 Exierunt duæ, secundum consuetudinem s.
16-24 Erat a. populus jucundus secundum faciem
Job. 13- 2 Secundum scientiam vestram et ego novi
29- 2 Secundum dies quibus Deus custodiebat me
32-14 Non secundum serm. vestros respondebo
Psal. 5-11 Secundum multitudinem impietatum eor.
7- 9 Judica me, Do., secundum justitiam meam
Et secundum innocentiam meam super me
-18 Confitebor Domino secundum justitiam ejus
10- 4 Secundum multitudinem iræ s. non quæret
11- 9 Secundum altitudinem tuam multiplicasti
17-21 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
-25 Retribuet mihi Do. secundum justitiam m.
Et secundum puritatem manuum mearum
19- 5 Tribuat tibi secundum cor tuum
24- 7 Secundum misericordiam t. memento mei
27- 4 Da illis secundum opera eorum, et secundum
nequitiam adinventionum ipsorum
Secundum opera manuum eorum tribue illis
34-24 Judica me secundum justitiam tuam, Dom.
47-11 Secundum nomen tuum, Deus, sic et laus tua
50- 3 Secundum magnam misericordiam tuam
Et secundum multitudinem miserationum t.
57- 5 Furor illis secundum similitudin. serpentis
68-17 Secundum multitudinem miseration. tuar.
78-11 Secundum magnitud. brachii tui, posside
80-13 Et dimisi eos secundum desideria cordis
85- 8 Non est secundum opera tua
93-19 Secundum multitudinem dolorum meorum
94- 9 Secundum diem tentationis in deserto
102-10 Non secundum peccata nostra fecit nobis
Neq. secundum iniquitates nostras retribuit
-11 Quoniam secundum altitudinem cœli a terra
105-45 Secundum multitudinem misericordiæ
108-26 Salvum me fac secundum misericordiam t.
109- 4 Secundum ordinem Melchisedech
118-25 Vivifica me secundum verbum tuum
-41 Salutare tuum secundum eloquium tuum
-58 Miserere mei secundum eloquium tuum
-65 Domine, secundum verbum tuum
-76 Secundum eloquium tuum servo tuo
-88 Secundum misericordiam tuam vivifica me
-107 Vivifica me secundum verbum tuum

Ps. 118 116 Suscipe me secundum eloquium t., et vivam
-124 Fac cum servo tuo secundum misericord.
-132 Secundum judicium diligentium nomen t.
-133 Gressus meos dirige secundum eloquium t.
-149 Vocem meam audi secundum misericord.
Et secundum judicium tuum vivifica me
-156 Secundum judicium tuum vivifica me
-170 Secundum eloquium tuum eripe me
150- 2 Secundum multitudinem magnitudinis ejus
Prov. 24-29 Reddam unicuique secundum opus suum
Sap. 3-10 Impii autem secundum quæ cogitaverunt
6- 5 Neque secundum voluntatem Dei ambul.
19-12 Juste e. patiebantur secundum suas nequit.
Prolog. Eccli. Qui secundum legem Domini proposuerint
Eccli. 1-10 Et super omnem carnem secundum datum s.
2-23 Secundum enim magnitudinem ipsius
6- 8 Est enim amicus secundum tempus suum
-17 Quoniam secundum illum erit amicus illius
-23 Sapientia e. doctrinæ secundum nomen est
7-28 Mulier si est tibi secundum animam tuam
8-17 Quon. secundum quod justum est judicat
-18 Ipse enim secundum voluntatem suam vadit
9-21 Secundum virtutem tuam cave te a proximo
10- 2 Secundum judicem populi, sic et ministri ej.
-31 Et da illi honorem secundum meritum suum
11-28 Retribuere unicuique secundum vias suas
14-13 Secundum vires tuas exporrigens da pauperi
16-13 Secundum misericord. suam, sic correptio
ill. hominem secundum opera sua judicat
-15 Unicuique secundum meritum operum s.
Secundum intellectum peregrinationis ips.
17- 1 Secundum imaginem suam fecit illum
-2 Secundum se vestivit illum virtute
28-12 Secundum e. ligna sylvæ, sic ignis exardescit
Secundum virtutem hominis, sic iracundia
Secundum substantiam s. exaltabit iram
29-27 Recupera proximum secundum virtutem t.
32-21 Et secundum voluntatem suam inveniet
33-14 Om. viæ ejus secundum dispositionem ejus
Et reddet illi secundum judicium suum
34- 3 Hoc secundum hoc visio somniorum
35-12 Da Altissimo secundum datum ejus
-24 Donec reddat hominibus secundum actus
suos, et secundum opera Adæ, et secun-
dum præsumptionem illius
36-19 Secundum benedictionem Aaron de populo
-25 Non est vir illius secundum filios hominum
-26 Adjutorium secundum illum est, et columna
37-16 Cujus anima est secundum animam tuam
38-16 Et secundum judicium contege corpus illius
-18 Fac luctum secundum meritum ejus uno die
-20 Et substantia inopis secundum cor ejus
43- 8 Mensis secundum nomen ejus est
45-13 Secundum numerum tribuum Israël
46- 1 Qui fuit magnus secundum nomen suum
50-24 Et fecit nobisc. secundum suam misericord.
51- 4 Liberasti me secundum multitudinem mise.
Isai. 11- 3 Non secundum visionem oculorum judicabit
Neque secundum auditum aurium arguet
15- 7 Secundum magnitudinem operis, et visitatio
63- 7 Secundum indulgentiam suam, et secun-
dum multitudinem misericordiarum s.
65-22 Secundum e. dies ligni, erunt dies populi m.
Jerem. 2-28 Secundum numerum quippe civitatum tuar.
11-13 Secundum numerum enim civitatum tuar.
Secundum numerum viarum Jerusalem
21- 2 Si forte faciat... secundum omnia mirabilia
25-14 Et reddam eis secundum opera eorum
Et secundum facta manuum suarum
27-12 Locutus sum secundum omnia verba hæc
31-32 Non secundum pactum, quod pepigi
32- 8 Secundum verbum Domini ad vestibulum
-19 Ut reddas unicuique secundum vias suas
Et secundum fructum adinventionum ejus
34- 5 Et secundum combustiones patrum tuorum
42- 4 Ecce ego oro... secundum verba vestra
44- 6 Versæ sunt in... vastitatem secundum diem
50-29 Reddite ei secundum opus suum
Thren. 3-32 Secundum multitudinem misericordiarum s.
Baruc. 1- 6 Secundum quod potuit uniuscujusq. manus
-21 Secundum omnia verba prophetarum
2- 2 Secundum quæ scripta sunt in lege Moysi
-19 Quia non secundum justitias patrum nost.
-27 Secundum omnem bonitatem tuam, et se-
cundum omnem miserationem tuam illam
3- 8 Secundum omnes iniquitates patrum nostr.
6- 1 Secundum quod præceptum est illi a Deo
Ezech. 7-27 Secundum viam eorum faciam eis
Et secundum judicia eorum judicabo eos
8- 4 Secundum vision. quam videram in campo
16-47 Neque secundum scelera ear. fecisti pauxill.
18-24 Et fecerit iniquitatem secundum o. abomin.
20-44 Et non secundum vias vestras malas, neque
secundum scelera ves. pessima, domus Is.
23-48 Mulieres ne faciant secundum scelus earum

Ezech. 35-11 Et secundum zelum tuum, quem fecisti
40-18 Secundum longitudinem portarum erat
-21 Vestibulum ejus secundum mensuram portæ
-22 Et sculpturæ secundum mensuram portæ
-32 Et mensus est portam secundum mensuras
-35 Et mensus est secundum mensuras superior.
41-26 Secundum latera domus, latitudinemque
42- 7 Peribolus exterior secundum gazophylacia
-11 Secundum longitud. eorum, sic et latitudo
-12 Secundum ostia gazophylaciorum
43- 3 Et vidi visionem secundum speciem
Species secundum aspectum, quem videram
45- 6 Secundum separationem sanctuarii
- 8 Dabunt domui Israël secundum tribus eor.
48-18 In longitudine secundum primitias sanct.
Dan. 2-41 Secundum quod vidisti ferrum mixtum teste
-45 Secundum quod vidisti, quod de monte abs.
3-42 Et secundum multitudinem misericordiæ t.
4- 5 Cui nomen Baltassar secundum nomen Dei
5- 1 Unusquisq. secundum suam bibebat ætatem
8- 4 Fecitque secundum voluntatem suam
-25 Secundum voluntatem suam, et dirigetur
9-12 Secundum quod factum est in Jerusalem
-15 Et fecisti tibi nomen secundum diem hanc
11- 4 Neque secundum potentiam illius
13- 3 Erudierunt filiam s. secundum leg. Moysi
-62 Ut facerent secundum legem Moysi
Osee. 2- 3 Et statuam eam secundum diem nativitatis s.
4- 7 Secundum multitudin. eorum sic peccaver.
7-12 Cædam eos secundum auditionem cœtus
10- 1 Secundum multitudinem fructus sui multi-
plicavit altaria
Mich. 7-15 Secundum dies egressionis tuæ de terra Æg.
Zach. 1- 6 Cogitavit.. facere nobis secundum vias nost.
Secundum adinventiones nostras fecit nobis
1 Mac. 1-15 Ædificaverunt... secundum leges nationum
-42 Secundum gloriam ejus multiplicata est
-44 Secundum verbum regis Antiochi
-52 Et quicumque non fecissent secundum ver-
bum regis Antiochi, morerentur
-53 Secundum om. verba hæc scripsit o. regno
-60 Secundum edictum regis trucidabant eum
-63 Trucidabantur secundum jussum regis Ant.
2-23 In civitate Modin, secundum jussum regis
-24 Secundum judicium legis
-33 Et facite secundum verbum regis Antiochi
3-39 Disperderent eam secundum verbum regis
-56 Ut redirent unusquisque in domum suam
secundum legem
4-47 Acceperunt lapides integr. secundum legem
Altare novum, secundum illud quod fuit
-53 Et obtulerunt sacrificium secundum legem
-54 Secundum tempus, et secundum diem
5-14 Nuntiantes secundum verba hæc
7-16 Secundum verbum quod scriptum est
-42 Et judica illum secundum malitiam illius
8-29 Secundum hæc verba constituerunt Romani
9-71 Et libenter accepit, et fecit secundum verba
10-17 Et misit ei secundum hæc verba, dicens
-51 Et misit... legatos secundum hæc verba
11-53 Et non retribuit ei secundum beneficia
12- 2 Misit epistolas secundum eamdem formam
- 3 Ut renovaremus amicitiam et societatem
secundum pristinum
13-46 Non nobis reddas secundum malitias nos-
tras, sed secundum misericordias tuas
14-39 Secundum hæc fecit eum amicum suum
-46 Et complacuit...facere secundum verba ista
15-21 Ut vindicet in eos secundum legem suam
2 Mac. 2-29 Secundum datam formam brevitati student.
6-23 Secundum sanctæ... legis constituta, resp.
-30 Secundum animam... libenter hæc patior
11-25 Ut agerent secundum suor. major. consuet.
12- 4 Secundum commune itaque decretum civit.
-25 Restituturum se eos secundum constitutum
-38 Secundum consuetudinem purificati
14- 9 Et generi, secundum humanitatem tuam
15-21 Qui non secundum armorum potentiam
Matth. 2-16 Secundum tempus quod exquisierat a Magis
9-29 Dicens : Secundum fidem vestram fiat vobis
16-27 Tunc reddet unicuiq. secundum opera ejus
23- 3 Secundum opera vero eorum nolite facere
25-15 Dedit... unicuiq. secundum propriam virt.
Marc. 6-39 Et præcepit illis, ut accumbere facerent
omnes secundum contubernia
Luc. 1- 9 Secundum consuetudinem sacerdotii
-38 Fiat mihi secundum verbum tuum
2-22 Secundum legem Moysi, tulerunt illum
-24 Ut darent hostiam secundum quod dictum
-27 Ut facerent secundum consuetudinem legis
-29 Domine, secundum verbum tuum in pace
-39 Et ut perfecerunt omnia secundum legem
-42 Secundum consuetudinem diei festi
4-16 Et intravit secundum consuetudinem suam
6-23 Secundum hæc e. faciebant prophetis patres

Luc. 6-26 Secundum hæc e. faciebant pseudoproph.
12-47 Et non fecit secundum voluntatem ejus
17-30 Secundum hæc erit qua die Filius hominis revelabitur
22-22 Secundum quod definitum est, vadit
-39 Et egressus ibat secundum consuetudinem
23-56 Sabbato quid. siluerunt secundum mandat.
Joan. 2- 6 Positæ secundum purificationem Judæor.
5- 4 Descendebat secundum tempus in piscinam
7-24 Nolite judicare secundum faciem
8-15 Vos secundum carnem judicatis : ego non
18-31 Et secundum legem vestram judicate eum
19- 7 Et secundum legem debet mori
Act. 7-44 Ut faceret illud secundum formam
13-22 Inveni David... virum secundum cor meum
-23 Secundum promissionem eduxit Israel salv.
15- 1 Nisi circumcidamini secundum morem M.
17- 2 Secundum consuetudin. a. Paulus introivit
21-21 Neque secundum consuetudinem ingredi
22-12 Ananias a. quidam, vir secundum legem
23- 3 Et tu sedens judicas me secundum legem
-31 Secundum præceptum sibi, assumentes
24- 6 Voluimus secundum legem nostr. judicare
-14 Secundum sectam, quam dicunt hæresim
26- 5 Secundum certissimam sectam... vixi Phar.
27-40 Et levato artemone secundum auræ flatum
Rom. 1- 3 Factus est ei ex semine Dav. secundum carn.
- 4 In virtute secundum spiritum sanctificat.
2- 2 Judicium Dei est secundum veritatem in eos
- 5 Secundum a. duritiam tuam, et impœnitens
- 6 Qui reddet unicuique secundum opera ejus
- 7 Qui secundum patientiam boni operis
-16 Secundum Evangelium m., per Jesum Chr.
3- 6 (Secundum hominem dico) absit
4- 1 Quid ergo dicemus invenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem
- 4 Merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum
- 5 Ad justitiam secundum propositum gratiæ
-16 Ut secundum gratiam firma sit promissio
-18 Secundum quod dictum est ei : Sic erit
5- 6 Secundum tempus pro impiis mortuus est
- 8 Cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus
7-22 Condelector e. legi Dei secundum interiorem
8- 1 Qui non secundum carnem ambulant
- 4 Qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum
- 5 Qui e. secundum carnem sunt : quæ carnis
-12 Ut secundum carnem vivamus
-13 Si enim secundum carnem vixeritis
-27 Quia secundum Deum postulat pro sanctis
-28 Qui secundum propositum vocati s. sancti
9- 3 Qui sunt cognati mei secundum carnem
- 5 Et ex quibus est Christus secundum carnem
- 9 Secundum hoc tempus veniam
-11 Ut secundum electionem propositum Dei maneret
10- 2 Sed non secundum scientiam
11- 5 Secundum electionem gratiæ salvæ factæ s.
-24 Qui secundum naturam inserentur s. olivæ
-28 Secundum Evangelium quidem, inimici
Secundum electionem autem, charissimi
12- 6 Habentes a. donationes secundum gratiam
Sive prophetiam secundum rationem fidei
14-15 Jam non secundum charitatem ambulas
15- 5 Det... sapere in alterutrum secundum Jes.
16-25 Secundum revelationem mysterii temporib.
-26 Secundum præceptum æterni Dei
1 Cor. 1-26 Quia non multi sapientes secundum carnem
3- 3 Nonne... et secundum hominem ambulatis
- 8 Mercedem accipiet secundum suum labor.
-10 Secundum gratiam Dei, quæ data est mihi
7- 6 Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium
-40 Si sic permanserit secundum meum consil.
9- 8 Numquid secundum hominem hæc dico ?
10-18 Videte Israël secundum carnem
12- 8 Sermo scientiæ secundum eumdem Spiritum
14-27 Sive lingua quis loquitur, secundum duos
-40 Omnia a. honeste, et secundum ordin. fiant
15- 3 Quoniam Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum Scripturas
- 4 Resurrexit tertia die secundum Scripturas
-32 Si (secundum homin.) ad bestias pugnavi
2 Cor. 1-17 Aut quæ cogito, secundum carnem cogito
5-16 Ex hoc neminem novimus secundum carn.
Et si cognovimus secundum carnem Christ.
7- 9 Contristati enim estis secundum Deum
-10 Quæ enim secundum Deum tristitia est
-11 Hoc ipsum, secundum Deum contristari vos
8- 3 Secundum virtutem testimonium illis reddo
-12 Secundum id quod habet, accepta est, non secundum id quod non habet
10- 2 Tanquam secundum carnem ambulemus

2 Cor. 10- 3 Non secundum carnem militamus
- 7 Quæ secundum faciem sunt, videte
-13 Sed secundum mensuram regulæ
-15 Secundum regulam nostr. in abundantiam
11-15 Quorum finis erit secundum opera ipsorum
-17 Quod loquor, non loquor secundum Deum
-18 Quoniam multi gloriantur secundum carn.
-21 Secundum ignobilitatem dico
13-10 Secundum potestatem, quam Do. dedit mihi
Galat. 1- 4 Secundum voluntatem Dei et patris nostri
-11 Quia non est secundum hominem
2- 2 Ascendi autem secundum revelationem
3-15 Fratres (secundum hominem dico)
-29 Abrahæ estis, secundum promiss. hæredes
4-23 Sed qui de ancilla, secundum carn. natus est
-28 Secundum Isaac promissionis filii sumus
-29 Qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum, qui secundum spiritum
Ephes. 1- 5 Secundum propositum voluntatis suæ
- 7 Secundum divitias gratiæ ejus
- 9 Secundum beneplacitum ej., quod propos.
-11 Prædestinati secundum propositum ejus, qui operatur omnia secundum consilium
-19 Secundum operationem potentiæ virtutis ej.
2- 2 Secundum sæculum mundi hujus
Secundum principem potestatis aëris hujus
3- 3 Quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum
- 7 Sum minister, secundum donum gratiæ Dei
Secundum operationem virtutis ejus
-11 Secundum præfinitionem sæculorum
-16 Ut det vobis secundum divitias gloriæ suæ
-20 Secundum virtutem, quæ operatur in nobis
4- 7 Secundum mensuram donationis Christi
-16 Secundum operationem in mensur. uniusc.
-22 Deponere vos secundum pristinam convers.
Qui corrumpitur secundum desideria error.
-24 Qui secundum Deum creatus est in justitia
Philip. 1-20 Secundum expectationem et spem meam
3- 5 Ex Hebræis, secundum legem Pharisæus
- 6 Secundum æmulationem persequens Eccl.
-21 Secundum operationem, qua etiam possit
4-19 Secundum divitias suas, in gloria in Christo
Colos. 1-11 Confortati secundum potentiam claritatis ej.
-25 Ego minister secundum dispensationem Dei
-29 Et laboro, certando secundum operationem
2- 8 Secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum
-22 Secundum præcepta et doctrinas hominum
2 Thes. 1-12 Et vos in illo, secundum gratiam Dei nostri
2- 9 Cujus est adventus secundum oper. Satanæ
3- 6 Inordinate, et non secundum traditionem
1 Tim. 1- 1 Secundum imperium Dei Salvatoris nostri
-11 Quæ est secundum Evangelium gloriæ
-18 Secundum præcedentes in te prophetias
6- 3 Et ei, quæ secundum pietatem est, doctrinæ
2 Tim. 1- 1 Secundum promissiou. vitæ, quæ est in Chr.
- 8 Collabora Evangelio secundum virtutem Dei
- 9 Non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam
2- 8 Ex semine David, secundum Evangelium m.
4-14 Reddet illi Dominus secundum opera ejus
Tit. 1- 1 Secundum fidem elector. Dei, et agnitionem veritatis, quæ secundum pietatem est
- 3 Secundum præceptum Salvatoris nostri Dei
- 4 Tito dilecto filio secundum commun. fidem
- 9 Amplect. eum, qui secundum doctrinam est
3- 5 Secundum suam misericord. salvos nos fecit
- 7 Hæredes simus secundum spem vitæ æternæ
Hebr. 2- 4 Secundum suam voluntatem
5- 6 In æternum, secundum ordinem Melchis.
6-20 Secundum ordinem Melchisedech pontifex
7- 5 Decimas sumere a populo secundum legem
-11 Quid adhuc necessarium fuit, secundum ordinem Melchisedech alium surgere sacerdotem, et non secundum ordinem Aaron dici ?
-15 Si secundum similitudinem Melchisedech
-16 Qui non secundum legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitæ
-17 In æternum secundum ordinem Melchised.
8- 4 Cum essent qui offerent secundum legem
- 5 Vide omnia facito secundum exemplar
- 9 Non secundum testamentum... quod feci
9-22 In sanguine secundum legem mundantur
10- 8 Quæ secundum legem offeruntur
12-10 Secundum voluntatem suam erudiebant nos
Jacob. 2- 8 Si tamen legem perficitis regalem secundum Scripturas
1 Petr. 1- 2 Secundum præscientiam Dei Patris
- 3 Qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos
-15 Secundum eum, qui vocavit vos, Sanctum
-17 Judicat secundum uniuscujusque opus

1 Petr. 3- 7 Viri simil. cohabitantes secundum scientiam
4- 6 Ut judicentur quidem secundum homines
Vivant autem secundum Deum in Spiritu
-19 Hi qui patiuntur secundum voluntatem Dei
5- 2 Providentes... sed spontanee secundum D.
2 Petr. 1-14 Secundum quod et Dom... significavit mihi
3-13 Secundum promissa ipsius expectamus
-15 Secundum datam sibi sapientiam scripsit v.
1 Joan. 5-14 Quodc. petierim. secundum voluntatem ej.
2 Joan. - 6 Ut ambulemus secundum mandata ejus
Judæ. -16 Secundum desideria sua ambulantes
-18 Secundum desideria sua ambulantes
Apoc. 2-23 Dabo unicuique vestrum secundum opera s.
18- 6 Et duplicate duplicia secundum opera ejus
20-12 Scripta erant in libris secundum opera ips.
-13 Judicatum est de sing. secundum opera
22-12 Venio... reddere unicuiq. secundum opera

SECUNDUS.

Nomen viri de quo nihil extat, quod sciam.

Act. 20- 4 Et Secundus, et Caïus Derbeus, et Timoth.

SECUNDUS, A, UM.

Gen. 1- 8 Factum est vespere et mane, dies secundus
2-13 Et nomen fluvii secundi Gehon
7-11 Mense secundo, septimo decimo die mensis
8-14 Mense secundo, septimo et viges. die mensis
32-19 Similiter dedit mandata secundo et tertio
33- 2 Liam vero, et filios ejus, in secundo loco
41-43 Fecitque eum ascendere super currum suum secundum
-52 Nomen quoque secundi appellavit Ephraïm
47-18 Venerunt quoque anno secundo
Exod. 16- 1 Quinto decimo die mensis secundi
26-20 In latere quoque secundo tabernaculi
28-18 In secundo, carbunculus, sapphirus, et jaspis
39-11 In secundo, carbunculus, sapphirus, et jasp.
40-15 Igitur mense primo anni secundi, prima die
Levit. 8-22 Obtulit et arietem secundum, in consecrat.
Num. 1- 1 Prima die mensis secundi, anno altero
-18 Congregaverunt primo die mensis secundi
2-16 In secundo loco proficiscentur
7-18 Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar
9- 1 Anno secundo postq. egressi sunt de terra
-11 In mense secundo, quarta decima die mensis
10- 6 In secundo a. sonitu et pari ululatu tubæ
-11 Anno secundo, mense secundo, vigesima die
Josue. 5- 4 Hæc aut. causa est secundæ circumcisionis
6-14 Circuieruntque civitatem secundo die semel
19- 1 Et egressa est sors secunda filiorum Simeon
Judic. 6-26 Tollesque taurum secundum, et offeres hol.
20-31 Ita ut vulnerarent ex eis sicut primo die et secundo
Ruth. 4- 4 Excepto te... et me, qui secundus sum
1 Reg. 1- 2 Nom. uni Anna, et nom. secundæ Phenenna
8- 2 Et nomen secundi Abia, judicum in Bersabee
17-13 Eliab primogenitus, et secundus Abinadab
20-27 Cumq. illuxisset dies secunda post calendas
-34 Et non comedit in die calendarum secunda
23-17 Regnabis super Isr., et ego ero tibi secundus
2 Reg. 20-10 Nec secundum vulnus apposuit, et mortuus
21-18 Secundum quoque bellum fuit in Gog
3 Reg. 1- 6 Pulcher valde, secundus natu post Absalom
6- 1 (Ipse est mensis secundus) regni Salomonis
-25 Decem quoq. cubitor. erat cherub secundus
-26 Et similiter cherub secundus
-27 Et ala cherub secundi tangebat parietem
7-18 Eodem modo fecit et capitello secundo
-20 Ordines erant in circuitu capitelli secundi
-21 Similiter erexit columnam secundam
15-25 Super Israël anno secundo Asa regis Juda
4 Reg. 1-17 Anno secundo Joram filii Josaph. reg. Judæ
9-19 Misit etiam currum equorum secundum
14- 1 In anno secundo Joas filii Joachaz regis Isr.
15-27 Anno quinquagesimo secundo Azariæ regis
-32 Anno secundo Phacee, filii Romeliæ regis
19-29 In secundo a. anno, quæ sponte nascuntur
23- 4 Et præcepit... sacerdotibus secundi ordinis
25-17 Similem et columna secunda habebat ornat.
-18 Tulit... et Sophoniam sacerdotem secundum
1 Par. 2-13 Genuit primog. Eliab, secundum Abinadab
3- 1 Secundum Daniel de Abigaïl Carmelitide
-15 Primogenitus Johanan, secundus Joakim
5-12 Joël in capite, et Saphan secundus
7-15 Nomen autem secundi, Salphaad
8- 1 Genuit... Asbel secundum, Ahara tertium
-39 Ulam primogenitus, et Jehus secundus
11-21 Et inter tres secundos inclytus, et princeps
12- 9 Ezer princeps, Obdias secundus, Eliab tert.
15-18 In secundo ordine, Zachariam et Ben
16- 5 Asaph principem, et secundum ej. Zachar.
23-11 Erat autem Leheth prior, Ziza secundus
-19 Jeriaü primus, Amarias secundus, Jahaziel
-20 Filii Oziel : Micha primus, Jesia secundus
24- 7 Exivit a. sors prima Joiarib, secunda Jedei

1 *Par.* 24-17 Viges. prima Jachin, viges. secunda Gamul
-23 Filiusq ej. Jeriaü primus, Amarias secundus
25- 9 Secunda Godoliæ, ipsi et filiis ejus
-29 Vigesima secunda Geddelthi, filiis et fratr.
26- 2 Zacharias primogenitus, Jadihel secundus
- 4 Semeias primogenitus, Jozabad secundus
-11 Helcias secundus, Tabelias tertius
27- 4 Secundi mensis habebat turmam Dudia
2 *Par.* 3- 2 Cœpit autem ædificare mense secundo
27- 5 Præbuerunt... in anno secundo et tertio
28- 7 Occidit... Elcanam quoq. secundum a rege
30- 2 Decreverunt ut facerent Phase mense secundo
-13 Solemnitatem azymorum in mense secundo
-15 Phase quarta decima die mensis secundi
31-12 Chonen. Levita, et Semeï frat. ej. secundus
1 *Esdr.* 1-10 Scyphi argentei secundi quadringenti decem
3- 8 Anno autem secundo adventus eorum ad templum Dei in Jerus., mense secundo
4-24 Usq. ad annum secundum regni Darii regis
2 *Esdr.* 3-19 Ædificavit... Azer... mensuram secundam
-20 Ædificavit Baruch... mensuram secundam
-21 Ædificavit Merimuth... mensur. secundam
-24 Ædificavit Bennui... mensuram secundam
-27 Ædificaver. Thecueni mensuram secundam
-30 Ædificavit Hanania... mensuram secundam
5-14 Usque ad annum trigesimum secundum
8-13 Et in die secundo congregati sunt principes
11- 9 Judas filius Senua super civitatem secundus
-17 Et Betbecia secundus de fratribus ejus
12-37 Et chorus secundus gratias referentium ibat
13- 6 Anno trigesimo secundo Artaxerxis regis
Tobiæ. 6-20 Secunda vero nocte, in copulatione sanct.
8- 4 Deprec... hodie, et cras, et secundum cras
Judith. 2- 1 Vigesima et secunda die mensis primi
Esth. 2-14 Atque inde in secundas ædes deducebatur
7- 2 Dixitque ei rex etiam secunda die
9-29 Scripseruntq... etiam secundam epistolam
10- 3 Quomodo... secundus a rege Assuero fuerit
11- 2 Anno secundo, regnante Artaxerxe maximo
13- 3 Erat post regem secundus, Aman nomine
- 6 Provinciis præpositus est, et secundus a rege
15- 2 Aman secundus a rege locutus est contra nos
16-11 Et adoraretur ab om. post regem secundus
Job. 42-14 Et vocavit... nomen secundæ Cassiam
Psal. 47- 1 Psalmus Cantici filiis Core secunda sabbati
Eccle. 4- 8 Unus est, et secundum non habet
-15 Qui ambulant... cum adolescente secundo
Isai. 37-30 Et in anno secundo pomis vescere
Jerem. 41- 4 Secundo a. die postq. occiderat Godoliam
52-22. Similiter columnæ secundæ, et malogranata
-24 Et tulit.. Sophoniam sacerdotem secundum
Ezech. 10-14 Facies cherub : et facies secunda, facies hominis
43-22 Et in die secunda offeres hircum caprarum
Dan. 2- 1 In anno secundo regni Nabuchodonosor
Aggæi. 1- 1 In anno secundo Darii regis, in mense sexto
2- 1 In sexto mense, in anno secundo Darii regis
-11 In anno secundo Darii regis, factum est
Zach. 1- 1 In mense octavo, in anno secundo Darii reg.
- 7 In anno secundo Darii, factum est verbum
6- 2 Equi rufi, et in quadriga secunda equi nigri
11-14 Et præcidi virgam meam secundam
1 *Mac.* 9-54 Mense secundo, præcepit Alcimus destrui
13-51 Tertia et vigesima die secundi mensis
14- 1 Anno centesimo septuagesimo secundo
-27 Anno centesimo septuagesimo secundo
2 *Mac.* 5- 1 Antiochus secundam profectionem paravit
Matth 22-26 Similiter secundus, et tertius, usque ad sep.
-39 Secundum autem simile est huic
Marc. 12-21 Et secundus accepit eam, et mortuus est
-31 Secundum autem simile est illi
Luc. 6- 1 Factum est autem in sabbato secundo
12-38 Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia
Joan. 4-54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus
Act. 7-13 Et in secundo cognitus est Joseph a fratribus
12-10 Transeuntes a. primam et secundam custod.
13-33 Sicut et in Psalmo secundo scriptum est
28-13 Flante Austro, secunda die venimus Puteol.
1 *Cor.* 15-47 Secundus homo de cœlo, cœlestis
2 *Cor.* 1-15 Ut secundam gratiam haberetis
Tit. 3-10 Post unam et secundam correption. devita
Hebr. 8- 7 Non utiquesecundi locus inquireretur
9- 3 Post velamentum a. secundum, tabernacul.
- 7 In secundo a. semel in anno solus pontifex
2 *Petr.* 3- 1 Vobis, charissimi, secundam scribo epist.
Apoc. 2-11 Qui vicerit, non lædetur a morte secunda
4- 7 Et secundum animal simile vitulo
6- 3 Cum aperuisset sigillum secundum, audivi secundum animal, dicens : Veni, et vide
8- 8 Et secundus Angelus tuba cecinit
11-14 Væ secundum abiit, et ecce væ tertium
16- 3 Et secundus Angelus effudit phialam suam
20- 6 In his secunda mors non habet potestatem
-14 Hæc est mors secunda
Apoc. 21- 8 Quod est mors secunda
-19 Fund. primum, jaspis : secundum, sapphir.

SECURE.

Ezech. 38-11 Veniam ad quiescentes, habitantesq. secure

SECURIS.

Deut. 19- 5 Et in succisione lignorum securis fugerit
20-19 Nec securibus per circuitum debes vastare
Judic. 9-48 Et arrepta securi, præcidit arboris ramum
1 *Reg.* 13-20 Ut exacueret unusquisque.. securim et sarc.
-21 Retusæ itaque erant acies... securium
3 *Reg.* 6- 7 Malleus, et securis, et omne ferramentum
4 *Reg.* 6- 5 Accidit autem ut... caderet ferrum securis
Psal. 73- 5 Quasi in sylva lignorum securibus
- 6 In securi et ascia dejecerunt eam
Isai. 10-15 Numquid gloriabitur securis contra eum
Jerem. 46-22 Properabunt, et cum securibus venient ei
Baruc. 6-14 Habet etiam in manu gladium, et securim
Matth. 3-10 Jam e. securis ad radicem arbor. posita est
Luc. 3- 9 Jam e. securis ad radicem arbor. posita est

SECURITAS.

Isai. 4- 6 Et tabernaculum erit... in securitatem
32-17 Silentium, et securitas usq. in sempiternum
2 *Mac.* 11-30 His igitur... damus dextras securitatis
1 *Thes.* 5- 3 Cum enim dixerint : Pax et securitas

SECURUS.

Vide quod diximus ad verbum INCENDENS.

1 *Par.* 4-22 Virique Mendacii, et Securus, et Incendens

SECURUS, A, UM.

Judic. 7-11 Et securior ad hostium castra descendes
8-11 Qui securi erant, et nihil adversi suspicab.
18- 7 Videruntq. populum... securum et quietum
-10 Intrabimus ad securos, in regionem latissim.
-27 Ad populum quiescentem atque securum
2 *Reg.* 19-33 Ut requiescas securus mecum in Jerusalem
2 *Par.* 20-20 Credite in Dom. Deo vestro, et securi eritis
Judith. 14- 5 Cognoveritis fugere eos, ite post illos securi
Job. 11-18 Et defossus securus dormies
21- 9 Domus eorum securæ sunt et pacatæ
Prov. 11-15 Qui autem cavet laqueos, securus erit
15-15 Secura mens quasi juge convivium
Eccle. 8-14 Et sunt impii, qui ita securi sunt, quasi just.
Sap. 6-16 Qui vigilav. propter illam, cito securus erit
7-23 Humanus, benignus, stabilis, certus, securus
Jerem. 12- 5 Cum autem in terra pacis securus fueris
Ezech. 28-26 Et habitabunt in ea securi : et ædificabunt
34-25 In deserto, securi dormient in saltibus
Zach. 14-11 Sed sedebit Jerusalem secura
1 *Mac.* 4-18 Expugnate eos, et sumetis postea spolia securi
Matth. 28-14 Nos suadebimus ei, et securos vos faciemus

SECUS. *Præpos.*

Tobiæ. 11- 5 Anna autem sedebat secus viam quotidie
Job. 29-19 Radix mea aperta est secus aquas
Psal. 1- 3 Quod plantatum est secus decursus aquar.
140- 7 Dissipata sunt ossa nostra secus infernum
Eccli. 41- 8 Et qui conversantur secus domos impiorum
Ezech. 1- 3 In terra Chaldæorum, secus flumen Chobar
1 *Mac.* 5-42 Statuit scribas populi secus torrentem
11- 4 Tumulos, quos fecerant secus viam
13-53 Munivit montem templi, qui erat secus arcem
2 *Mac.* 4-33 Se continens Antiochiæ secus Daphnem
-42 Sacrilegum secus ærarium interfecerunt
Matth. 13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
- 4 Dum seminat, quæd. ceciderunt secus viam
-19 Hic est qui secus viam seminatus est
-48 Secus littus sedentes, elegerunt bonos in vasa
15-29 Inde Jesus, venit secus mare Galilææ
20-30 Ecce duo cæci, sedentes secus viam, audier.
21-19 Videns fici arborem unam secus viam, venit
Marc. 1-16 Et præteriens secus mare Galilææ, vidit Sim.
Luc. 5- 1 Et ipse stabat secus stagnum Genesareth
- 2 Et vidit duas naves stantes secus stagnum
7-38 Et stans retro secus pedes ejus
8- 5 Et dum seminat, aliud cecidit secus viam
-12 Qui autem secus viam, hi sunt qui audiunt
9-47 Apprehendit puer., et statuit illum secus se
10-32 Similiter et Levita, cum esset secus locum
-33 Samaritanus a. quidam... venit secus eum
-39 Maria, quæ etiam sedens secus pedes Dom.
18-35 Cæcus quidam sedebat secus viam, mendic.
20-37 Et Moyses ostendit secus rubum
24- 4 Duo viri steterunt secus illas in veste fulgenti
Act. 7-57 Deposuerunt vestimenta sua secus pedes
22- 3 Secus pedes Gamaliel eruditus juxta veritat

SED.

Gen. 2- 6 Sed fons ascendebat e terra, irrigans univ.
Deinceps omittitur.

SEDADA.

Urbs est, vel vicus, ad limitem plagæ Septentrionalis.

Num. 34- 8 Venient in Emath usque ad terminos Sedada
Ezech. 47-15 Via Hethalon, venientibus Sedada

SEDECIAS I.

Filius Chanaana, pseudopropheta, qui sibi fecit cornua ferrea, imitans Dei prophetas, quo ostenderet regem Achab expugnaturum Ramoth Galaad; et percussit in maxillam prophetam Michæam, a quo audiit se, ubi viderit non cessisse quod prædixerit regi Achab, semetipsum absconsurum, ut subtraheretur a regis domesticis illum ad necem quæsituris.

3 *Reg.* 22-11 Fecit quoque sibi Sedecias... cornua ferrea
-24 Accessit autem Sedecias filius Chanaana
2 *Par.* 18-10 Sedecias... fecit sibi cornua ferrea
-23 Accessit autem Sedecias filius Chanaana

SEDECIAS II.

Anno mundi 3436, *Romæ* 136, *ante J. Ch.* 618. *Filius Josiæ regis. Alio nomine vocabatur, Mathanias nempe, quem rex Babylonis in regno substituit Jechoniæ filio Joakim. Vigesimum et primum ætatis annum habebat Sedecias cum regnare cœpisset, et undecim annis regnavit in Jerusalem. Nomen matris ejus erat Amital, filia Jeremiæ, de Lobna. Fecit malum coram Domino; rebellavit adversus regem Babylonis. Apprehensum vero eum in deserto duxerunt Chaldæi ad regem Babylonis in Reblatha. Filios Sedeciæ occidit Nabuchodonosor coram eo, et oculos ejus effodit, vinxitque eum catenis, et adduxit in Babylonem, ubi misere obiit anno sequenti. Ultimus fuit rex Juda.*

4 *Reg.* 24-17 Impositque nomen ei Sedeciam
-18 Viges...habebat Sedecias cum regnare cœp.
-20 Recessitque Sedecias a rege Babylonis
25- 2 Usque ad undecimum annum regis Sedeciæ
- 4 Fugit itaq. Sedecias per viam quæ ducit
- 7 Filios autem Sedeciæ occidit coram eo
1 *Par.* 3-15 Filii a. Josiæ fuerunt... tertius Sedecias
2 *Par.* 36-10 Regem vero constituit Sedeciam patruum
-11 Viginti et unius anni erat Sedecias
Jerem. 1- 3 Ad consumm. undecimi anni Sedeciæ
21- 1 Quando misit ad eum rex Sedecias Phassur
- 3 Dixit Jerem. ad eos : Sic dicetis Sedeciæ
- 7 Dabo Sedeciam regem Juda et servos ejus
24- 8 Sic dabo Sedeciam regem Juda
27- 3 Qui venerunt Jerusalem ad Sedeciam regem
-12 Ad Sedeciam regem Juda locutus sum
28- 1 In principio regni Sedeciæ regis Juda
29- 3 Quos misit Sedecias rex Juda ad Nabuch.
32- 1 In anno decimo Sedeciæ regis Juda
- 3 Clauserat enim eum Sedecias rex Juda
- 4 Et Sedecias rex Juda non effugiet
- 5 Et in Babylonem ducet Sedeciam
34- 2 Vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda
- 4 Audi verbum Domini, Sedecia rex Juda
- 6 Locutus est Jeremias propheta ad Sedeciam
- 8 Postquam percussit rex Sedecias fœdus
-21 Sedeciam regem Juda et principes ej. dabo
37- 1 Et regnavit rex Sedecias filius Josiæ
- 3 Et misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ
-16 Mittens autem Sedecias rex, tulit eum
-17 Dixit Jeremias ad regem Sedeciam
-20 Præcepit ergo rex Sedecias ut traderetur
38- 5 Dixit rex Sedecias : Ecce ipse in manibus
-14 Misit rex Sedecias; et tulit ad se Jeremiam
-15 Dixit autem Jeremias ad Sedeciam
-16 Juravit ergo rex Sedecias Jeremiæ clam
-17 Et dixit Jeremias ad Sedeciam
-19 Et dixit rex Sedecias ad Jeremiam
-24 Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam : Nullus
39- 1 Anno nono Sedeciæ regis Juda
- 2 Undecimo a. anno Sedeciæ, mense quarto
- 4 Cumque vidisset eos Sedecias rex Juda
- 5 Comprehenderunt Sedeciam in campo
- 6 Occidit rex Babylonis filios Sedeciæ
- 7 Oculos quoq. Sedeciæ eruit : et vinxit eum
44-30 Sicut tradidi Sedeciam regem Juda
49-34 In principio regni Sedeciæ regis Juda
51-59 Cum pergeret cum Sedecia rege in Babylon.
52- 1 Filius viginti et unius anni erat Sedecias
- 3 Et recessit Sedecias a rege Babylonis
- 5 Usque ad undecimum annum regis Sedeciæ
- 8 Apprehenderunt Sedeciam in deserto
-10 Jugulavit rex Babylonis filios Sedeciæ
-11 Et oculos Sedeciæ eruit, et vinxit eum
Baruc. 1- 8 Quæ fecit Sedecias filius Josiæ rex Juda

SEDECIAS III.
Filius secundus Joakim regis Juda.

1 Par. 3-16 De Joakim natus est Jechonias, et Sedecias

SEDECIAS IV.
Filius Maasiæ, pseudopropheta in diebus Sedeciæ regis, et Jeremiæ infensus. Hæc verba Jeremiæ : Ponat te Dominus sicut Sedeciam, et sicut Achab, quos frixit rex Babylonis in igne, indicant Sedeciam assatum fuisse juxta morem Babyloniorum.

Jerem. 29-21 Hæc dicit... et ad Sedeciam filium Maasiæ
-22 Ponat te Dominus sicut Sedeciam

SEDECIAS V.
Unus e principibus regiæ Joakim regis Juda, qui convenerunt ut audirent Baruch legentem volumen Jeremiæ.

Jerem. 36-12 Gamarias... et Sedecias filius Hananiæ

SEDECIAS VI.
Filius Sedeï, et bisavus Baruch scribæ Jeremiæ.

Baruc. 1- 1 Filii Sedeciæ, filii Sedeï, filii Helciæ

SEDECIAS VII.
Unus e principibus Judæorum, qui in diebus Nehemiæ signaverunt novum fœdus Domini.

2Esdr. 10- 1 Signatores a. fuerunt Nehemias.. et Sedecias

SEDECIM.
Gen. 37- 2 Joseph cum sedecim esset annor., pascebat
46-18 Et hos genuit Jacob sedecim animas
Exod. 26-25 Bases earum argenteæ sedecim
36-30 Et haberent bases argenteas sedecim
Num. 31-40 De animabus hominum sedecim millibus
-46 Et de hominibus sedecim millibus
-52 Pondo sedecim millia, septingentos quinq.
Josue. 15-41 Civitates sedecim, et villæ earum
19-22 Civitates sedecim, et villæ earum
4 Reg. 13-10 Regnavit Joas... in Samaria, sedecim annis
14-21 Tulit a... Azariam annos natum sedecim
15- 2 Sedecim annorum erat cum regnare cœpiss.
-33 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
16- 2 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
1 Par. 4-27 Filii Semeï sedecim, et filiæ sex
24- 4 Divisit a.eis.. principes per familias sedecim
2 Par. 13-21 Procreavitq. vig. duos filios et sedecim filias
26- 1 Oziam annorum sedecim, constituit regem
- 3 Sedecim annorum erat Ozias cum regnare
27- 1 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
- 8 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem
28- 1 Et sedecim annis regnavit in Jerusalem

SEDEI.
Pater Sedeciæ, et unus e majoribus Baruch.

Baruc. 1- 1 Filii Sedeciæ, filii Sedeï, filii Helciæ

SEDEO.
Gen. 18- 1 Apparuit autem ei Dominus in convalle Mambre sedenti in ostio
19- 1 Et sedente Lot in foribus civitatis
21-16 Et abiit, seditque e regione procul Sedens contra, levavit vocem suam et flevit
27-19 Surge, sede, et comede de venatione mea
31-34 Abscondit idola... et sedit desuper
37-25 Et sedentes ut comederent panem, viderunt
38-14 Et mutato habitu, sedit in bivio itineris
-21 Ubi est mulier quæ sedebat in bivio?
-22 Dixerunt mihi nunquam sedisse ibi scortum
43-33 Sederunt coram eo, primogenitus juxta
48- 2 Qui confortatus sedit in lectulo
49-24 Sedit in forti arcus ejus, et dissoluta sunt
Exod. 2-15 Moratus est in terra Madian, et sedit juxta puteum
10-14 Et sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum
11- 5 A primogenito Pharaonis, qui sedet in solio
12-29 A primog. Pharaonis, qui in solio ej. sedebat
16- 3 Quando sedebamus super ollas carnium
17-12 Lapidem posuerunt subt. eum, in quo sedit
18-13 Altera a. die sedit Moyses ut judicaret pop.
-14 Cur solus sedes, et o. populus præstolatur
32- 6 Et sedit populus manducare, et bibere
Levit. 15- 4 Immundum erit, et ubicumque sederit
- 6 Si sederit ubi ille sederat, et ipse lavabit
- 9 Sagma, super quo sederit, immundum erit
-21 Et in quo dormierit vel sederit diebus separ.
-23 Omne vas, super quo illa sederit
-26 Et vas, in quo sederit, pollutum erit
Num. 11- 4 Sedens et flens, junctis sibi pariter filiis Is.
22- 5 Qui operuit superfi. terræ, sedens contra me
-25 Junxit se parieti, et attrivit sedentis pedem
-27 Concidit sub pedibus sedentis
Num. 22-30 Dixit asina : Nonne animal tuum sum, cui semper sedere consuevisti
32- 6 Ibunt ad pugnam, et vos hic sedebitis?
Deut. 1-46 Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore
6- 7 Et meditaberis in eis sedens in domo tua
11-19 Quando sederis in domo t., et ambulaveris
17-18 Postquam autem sederit in solio regni sui
21-13 Sedensq. in domo tua, flebit patrem et mat.
-14 Si autem postea non sederit animo tuo
23-13 Cumque sederis, fodies per circuitum
29-20 Et sedeant super eum omnia maledicta
Josue. 8- 9 Sederuntque inter Bethel et Haï
15-18 Suspiravitque ut sedebat in asino
Judic. 1-14 Quæ cum suspirasset sedens in asino, dixit ei
3-20 Sedebat autem in æstivo cœnaculo solus
4- 5 Et sedebat sub palma.. inter Rama et Bethel
5-10 Et sedetis in judicio, et ambulatis in via
6-11 Et sedit sub quercu, quæ erat in Ephra
9-41 Et Abimelech sedit in Ruma
10- 4 Sedentes super triginta pullos asinarum
13- 9 Et apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus sedenti in agro
19- 6 Sederuntq. simul, ac comederunt et biber.
-15 Cum intrassent, sedebant in platea civitatis
-17 Vidit senex sedentem hominem cum sarcin.
20-26 Et sedentes flebant coram Domino
-47 Sederuntque in petra Remmon mensibus
1- 2 Et in conspectu ejus sedentes usq. ad vesper.
Ruth. 2-14 Sedit itaque ad messorum latus
4- 1 Ascendit ergo Booz ad portam, et sedit ibi Declina paulisper, et sede hic : vocans eum nomine suo. Qui divertit, et sedit
- 2 Dixit ad eos : Sedete hic
- 3 Quibus sedentibus, locutus est ad propinq.
- 4 Et tibi dicere coram cunctis sedentibus
1 Reg. 1- 9 Et Heli sacerdote sedente super sellam
2- 8 Ut sedeat cum principibus
4- 4 Et tulerunt inde arcam fœderis Dom. exercituum sedentis super Cherubim
-13 Heli sedebat super sellam contra viam
19- 9 Sedebat a. in domo sua, et tenebat lanceam
20- 5 Ex more sedere soleo juxta regem ad vesc.
-19 Et sedebis juxta lapidem, cui nomen est Ezel
24 Et sedit rex ad comedendum panem
-25 Cumq. sedisset rex super cathedram suam Et sedit Abner ex latere Saül
28-23 Surrexit de terra, et sedit super lectum
29- 4 Revertatur vir iste, et sedeat in loco suo
2 Reg. 2-13 Cum in unum conveniss., e regione sederunt
6- 2 Invocatum est nomen Domini exercituum, sedentis in cherubim super eam
7- 1 Factum est a. cum sedisset rex in domo sua
-18 Rex David, et sedit coram Domino, et dixit
16- 2 Asini, domesticis regis ut sedeant
18- 9 Ut occurreret Absalom... sedens mulo
-24 David autem sedebat inter duas portas
19- 8 Surrexit ergo rex, et sedit in porta Populo nuntiatum est quod rex sederet
23- 8 Sedens in cathedra sapientissimus princeps
3 Reg. 1-13 Regnabit post me, et ipse sedebit in solio m.?
-17 Regnabit post me, et ipse sedebit in solio
-20 Ut indices eis, quis sedere debeat in solio t.
-24 Et ipse sedeat super thronum meum
-27 Quis sessurus esset super thronum do. mei
-30 Et ipse sedebit super solium meum pro me
-35 Et veniet, et sedebit super solium meum
-46 Sed et Salomon sedet super solium regni
-48 Qui dedit hodie sedentem in solio meo
2-12 Salomon autem sedit super thronum David
-19 Adoravitque eam, et sedit super thronum s. Quæ sedit ad dexteram ejus
3- 6 Et dedisti ei fil. sedentem super thronum
7- 8 Domuncula, in qua sedebatur ad judicand.
8-20 Et sedi super thronum Israël, sic. locutus est
-25 Qui sedeat super thronum Israël
13-14 Invenit eum sedentem subtus terebinth.
-20 Cumq. sederent ad mensam, factus est sermo
16-11 Cumq. regnasset et sedisset, super solium ej.
17- 5 Cumque abiisset, sedit in torrente Carith
19- 4 Cumq... et sederet subter unam juniperum
21- 9 Et sedere facite Naboth inter primos populi
-12 Sedere fecerunt Naboth inter primos pop.
-13 Fecerunt eos sedere contra eum
22-10 Sedebant unusquisque in solio suo
-19 Vidi Domin. sedentem super solium suum
4 Reg. 1- 9 Sedentique in vertice montis, ait : Homo Dei
2- 2 Sede hic, quia Do. misit me usque in Bethel
- 4 Sede hic, quia Dom. misit me in Jericho
- 6 Sede hic, quia Do. misit me usque ad Jord.
6-32 Eliseus autem sedebat in domo sua, et senes sedebant cum eo
9- 5 Ecce autem principes exercitus sedebant
-25 Ego et tu sedentes in curru sequebamur
10-30 Filii tui... sedebunt super thronum Israël
11-19 Et sedit super thronum regum
4 Reg. 13-13 Jeroboam autem sedit super solium ejus
14-10 Contentus esto gloria, et sede in domo tua
15-12 Filii tui... sedebunt super thronum Israel
18-27 Qui sedent super murum, ut comedant ster.
19-15 Dom. Deus Israël, qui sedes super cherubim
-26 Et qui sedent in eis, humiles manu
1 Par. 13- 6 Arcam Dom. Dei sedentis super cherubim
17-16 Cumq. venisset rex D., et sedisset coram Do.
28- 5 Ut sederet in throno regni Do. super Israël
29-23 Seditque Salomon super solium Domini
2 Par. 6-10 Et ego surrexi.. et sedi super thronum Israël
-16 Vir coram me, qui sedeat super thronum
18- 9 Sedebant in solio suo, vestiti cultu regio
-18 Vidi Dominum sedentem in solio suo
25-19 Sede in domo tua, cur malum adversum te
32-10 Habentes fiduciam, sedetis obsessi in Jerus.
-18 Contra populum, qui sedebat in muris Jerus.
1 Esdr. 9- 3 Et evelli capillos... et sedi mœrens
- 4 Et ego sedebam tristis usque ad sacrificium
10- 9 Et sedit omnis populus in platea domus Dei
-16 Et sederunt in die primo mensis decimi
2 Esdr. 1- 4 Sedi, et flevi, et luxi diebus multis
2- 6 Rex, et regina quæ sedebat juxta eum
-12 Non erat mecum, nisi animal, cui sedebam
-14 Et non erat locus jumento, cui sedebam
Tobiæ. 5-12 Quale gaud. mihi erit, qui in tenebris sedeo
11- 5 Anna autem sedebat secus viam quotidie
Judith. 3-15 Et sedit ibi per triginta dies
7- 5 Et assumentes arma sua bellica, sederunt
10-19 Videns itaq. Judith Holophernem sedentem
Esth. 1- 2 Quando sedit in solio regni sui
5- 1 At ille sedebat super solium s. in consistorio
- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem
-13 Quandiu videro Mardochæum Judæum sedentem ante fores regias
6-10 Mardochæo Judæo, qui sedet ante fores
Job. 2- 8 Testa saniem radebat, sedens in sterquilinio
-13 Et sederunt cum eo in terra septem diebus
29-25 Si voluissem ire ad eos, sedebam primus Cumq. sederem quasi rex, circumstante ex.
Psal. 1- 1 Et in cathedra pestilentiæ non sedit
9- 5 Sedisti super thronum, qui judicas justitiam
H. 10- 8 Sedet in insidiis cum divitibus in occultis
25- 4 Non sedi cum consilio vanitatis
- 5 Et cum impiis non sedebo
28-10 Et sedebit Dominus rex in æternum
46- 9 Deus sedet super sedem sanctam suam
49-20 Sedens adversus fratrem tuum loquebaris
68-13 Adv. me loquebantur qui sedebant in porta
79- 2 Qui sedes super cherubim, manifestare
98- 1 Qui sedet super cherubim, moveatur terra
100- 6 Oculi mei ad fideles terræ ut sedeant mecum
106-10 Sedentes in tenebris et umbra mortis
109- 1 Dixit Dom. Dom. meo : Sede a dextris meis
118-23 Etenim sederunt principes, et adversum me
121- 5 Quia illic sederunt sedes in judicio
126- 2 Surgite postquam sederitis, qui manducatis
131-12 Usque in sæculum, sedebunt super sedem t.
136- 1 Super flumina Babylonis, illic sedimus
Prov. 9-14 Sedit in foribus domus suæ super sellam
20- 8 Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat
21- 9 Melius est sedere in angulo domatis
23- 1 Quando sederis ut comedas cum principe
25-24 Melius est sedere in angulo domatis
31-23 Quando sederit cum senatoribus terræ
Eccle. 10- 6 Et divites sedere deorsum
Cant. 2- 3 Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi
Eccli. 1- 8 Sedens super thronum illius, et dominans
8-14 Ne sedeat quasi insidiator ori tuo
9-12 Cum aliena muliere ne sedeas omnino
10-17 Deus, et sedere fecit mites pro eis
11- 5 Multi tyranni sederunt in throno
12-12 Nec sedeat ad dexteram tuam
24-34 In throno honoris sedentem in sempitern.
26-15 Et contra omnem palum sedebit
31-12 Supra mensam magnam sedisti ?
-21 Et si in medio multorum sedisti
37-18 Sedentes in excelso ad speculandum
38-29 Sic faber ferrarius sedens juxta incudem
-32 Sic figulus sedens ad opus suum, convertens
-38 Super sellam judicis non sedebunt
43-19 Et sicut avis deponens ad sedendum
50-28 Qui sedent in monte Seïr, et Philisthiim
Isai. 3-26 Lugebunt portæ ejus, et desolata in terra sedebit
6- 1 Vidi Do. sedentem super solium excelsum
14-13 Sedebo in monte testamenti
16- 5 Et sedebit sup. illud in veritate in tabernac.
28- 6 Et spiritus judicii sedenti super judicium
32-16 Et justitia in Charmel sedebit
-18 Sedebit populus m. in pulchritudine pacis
36-12 Et non potius ad viros, qui sedent in muro
37-16 Deus Israël, qui sedes super cherubim
40-22 Qui sedet super gyrum terræ
42- 7 De domo carceris sedentes in tenebris

Isai. 47- 1 Sede in pulvere, virgo filia Babylon, sede in terra
- 5 Sede tacens, et intra in tenebras, filia Chald.
- 8 Non sedebo vidua, et ignorabo sterilitatem
-14 Non sunt prunæ, quibus calefiant; nec focus, ut sedeant ad eum
52- 2 Excutere de pulv., consurge; sede, Jerusal.
Jerem. 3- 2 In viis sedebas, expectans eos quasi latro
8-14 Quare sedemus? convenite, et ingrediamur
13-13 Qui sedent de stirpe Dav. sup. thronum ej.
-18 Humiliamini, sedete : quoniam descendit
15-17 Non sedi in concilio ludentium, et gloriatus sum a facie manus t. : solus sedebam
16- 8 Ut sedeas cum eis, et comedas et bibas
17-25 Reges et princ., sedentes super solium Dav.
22- 2 Rex Juda, qui sedes super solium David
- 4 Sedentes de genere David sup. thronum ej.
-23 Quæ sedes in Libano, et nidificas in cedris
-30 Nec enim erit de semine ejus vir, qui sedeat super solium David
26-10 Sederunt in introitu portæ domus Do. novæ
29-16 Ad regem, qui sedet super solium David
-32 Non erit ei vir sedens in medio populi huj.
32-12 Judæorum, qui sedebant in atrio carceris
33-17 Qui sedeat super thronum domus Israël
36-12 Et ecce ibi omnes principes sedebant
-15 Sede, et lege hæc in auribus nostris
-22 Rex autem sedebat in domo hyemali
-30 Non erit ex eo qui sedeat sup. solium David
37-15 Et sedit ibi Jeremias diebus multis
38- 7 Porro rex sedebat in porta Benjamin
39- 3 Et ingressi sunt... et sederunt in porta media
41-17 Et sederunt peregrinantes in Chamaam
48-18 Descende de gloria, et sede in siti, habitatio
49-30 In voraginibus sedete, qui habitatis Asor
Præfat. Thr. Sedit Jeremias propheta flens, et planxit
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
2-10 Sederunt in terra, conticuerunt senes filiæ
3-28 Sedebit solitarius, et tacebit
Baruc. 2-21 Sedebitis in terra, quam dedi patribus vest.
3- 3 Quia tu sedes in sempiternum, et nos perib.
6-30 Et in domibus eorum sacerdotes sedent
-42 Mulieres a circumdatæ funib. in viis sedent
-70 Spina alba, supra quam omnis avis sedet
Ezech. 3-15 Juxta flumen Chobar, et sedi ubi illi sedeb.
8- 1 Ego sedebam in domo mea, et senes Juda sedebant coram me
-14 Ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem
14- 1 Viri seniorum Israël, et sederunt coram me
20- 1 Venerunt viri... et sederunt coram me
23-41 Sedisti in lecto pulcherrimo, et mensa orn.
26-16 In terra sedebunt, et attoniti super repent.
27-20 Dedan institores t. in tapetibus ad sedendum
28- 2 Et in cathedra Dei sedi in corde maris
31-17 Brachium uniuscuj. sedebit sub umbraculo
33-31 Et sedent coram te, populus meus
36-35 Et destitutæ atq. suffossæ, munitæ sederunt
44- 3 Princeps ipse sedebit in ea, ut comed. panem
Dan. 3-55 Qui intueris abyssos, et sedes super cherub.
7- 9 Throni positi sunt, et Antiquus dierum sedit
-10 Judicium sedit, et libri aperti sunt
-26 Et judicium sedebit, ut auferatur potentia
13-50 Et dixerunt ei senes : Veni, et sede in medio
14-39 Et ecce Daniel sedens in medio leonum
Osee. 3- 4 Quia dies multos sedebunt filii Isr. sine rege
12- 9 Adhuc sedere te faciam in tabernaculis
14- 8 Convertentur sedentes in umbra ejus
Joel. 3-12 Quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes
Jonæ. 3- 6 Et indutus est sacco, et sedit in cinere
4- 5 Et sedit contra Orientem civitatis
Et sedebat subter illud in umbra
Mich. 4- 4 Et sedebit vir subtus vitem suam
7- 8 Consurgam, cum sedero in tenebris
Zach. 5- 7 Et ecce mulier una sedens in med. amphoræ
6-13 Et ipse portabit gloriam, et sedebit
9- 6 Et sedebit separator in Azoto, et disperdam
14-11 Sed sedebit Jerusalem secura
Malac. 3- 3 Et sedebit conflans, et emundans argentum
1 Mac. 1-28 Quæ sedebant in thoro maritali, lugebant
2- 7 Væ mihi, ut quid natus sum... et sedere illic
-30 Et sederunt ibi ipsi, et filii eor., et mulieres
7- 4 Et sedit Demetrius super sedem regni sui
10-52 Et sedi in sede patrum meorum, et obtinui
-53 Et sedimus in sede regni ejus
-55 Et sedisti in sede regni eorum
-62 Et collocavit eum rex sedere secum
11-52 Et sedit Demetrius rex in sede regni sui
14- 9 Seniores in plateis sedebant omnes
-12 Et sedit unusquisque sub vite sua
2 Mac. 3-25 Qui a. ei sedebat, videbatur arma habere
Matth. 4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem
Et sedentibus in regione umbræ mortis, lux orta est
5- 1 Cum sedisset, accesserunt ad eum Discipuli
9- 9 Jesus vidit hominem sedentem in telonio
Matth. 11-16 Similis est pueris sedentibus in foro
13- 1 Exiens Jesus de domo, sedebat secus mare
- 2 Ita ut in naviculam ascendens sederet
-48 Et secus littus sedentes, eleger. bonos in vasa
15-29 Et ascendens in montem, sedebat ibi
19-28 Cum sederit Filius hom. in sede majestatis s.
Sedebitis et vos super sedes duodecim
20-21 Ait illi : Dic ut sedeant hi duo filii mei
-23 Sedere a. ad dexteram meam, vel sinistram
-30 Ecce duo cæci sedentes secus viam, audier.
21- 5 Sedens super asinam et pullum filium subj.
- 7 Et eum desuper sedere fecerunt
22-44 Dixit Dom. Domino meo : Sede a dextris m.
23- 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribæ
-22 Jurat in throno Dei, et in eo qui sedet super eum
24- 3 Sedente autem eo super montem Oliveti
25-31 Tunc sedebit super sedem majestatis suæ
26-36 Sedete hic, donec vadam illuc, et orem
-55 Quotidie apud vos sedebam docens in templ.
-58 Sedebat cum ministris, ut videret finem
-64 Amodo videbitis Filium hominis sedentem
-69 Petrus vero sedebat foris in atrio
27-19 Sedente a. illo pro tribunali, misit ad eum
-36 Et sedentes servabant eum
-61 Et altera Maria, sedentes contra sepulcrum
28- 2 Revolvit lapidem, et sedebat super eum
Marc. 2- 6 Erant autem illic quidam de Scribis sedentes
-14 Vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium
3-32 Et sedebat circa eum turba : et dicunt ei
34 Circumspiciens eos, qui in circ. ej. sedebant
4- 1 Ita ut navim ascendens sederet in mari
5-15 Vident ill. qui a dæm. vexabatur, sedentem
10-37 Da nobis, ut... sedeamus in gloria tua
-40 Sedere a. ad dexteram meam, vel ad sinistr.
-46 Bartimæus cæcus sedebat juxta viam mend.
11- 2 Super quem nemo adhuc hominum sedit
- 7 Imponunt illi vestim. sua, et sedit super eum
12-36 Dixit Dom. Dom. meo : Sede a dextris meis
-39 Et in primis cathedris sedere in synagogis
-41 Et sedens Jesus contra gazophylacium
13- 3 Cum sederet in monte Olivarum
14-32 Et ait Discipulis s. : Sedete hic donec orem
-54 Et sedebat cum ministris ad ignem
-62 Et videbitis Filium hom. sedentem a dextris
16- 5 Viderunt juvenem sedentem in dextris
-19 Assumptus est in cœl., et sedet a dextris Dei
Luc. 1-79 Qui in tenebris et in umbra mortis sedent
2-46 In templo, sedentem in medio doctorum
4-20 Cum plicuisset lib., reddidit minist., et sedit
5- 3 Sedens docebat de navicula turbas
-17 In una dierum, et ipse sedebat docens
Et erant Pharisæi sedentes, et legis doctores
-27 Et vidit... Levi, sedentem ad telonium
7-32 Similes sunt pueris sedentibus in foro
8-35 Et invenerunt hominem sedentem
10-13 Olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent
-39 Maria, quæ etiam sedens secus pedes Dom.
14-28 Non prius sedens computat sumptus
-31 Non sedens prius cogitat, si possit cum dec.
16- 6 Et sede cito, scribe quinquaginta
18-35 Cæcus quidam sedebat secus viam, mendic.
19-30 Cui nemo unquam hominum sedit
20-42 Dixit Do. Domino meo : Sede a dextris meis
21-35 In omnes, qui sedent super faciem om. terræ
22-30 Et sedeatis super thronos judicantes
-56 Quem cum vidisset ancilla quæd. sedentem
-69 Filius hominis sedens a dextris virtutis Dei
24-49 Vos autem sedete in civitate
Joan. 2-14 Invenit in templo... nummularios sedentes
4- 6 Jesus ergo... sedebat sic supra fontem
6- 3 Et ibi sedebat cum Discipulis suis
8- 2 Et sedens docebat eos
9- 8 Nonne hic est, qui sedebat et mendicabat?
11-20 Maria autem domi sedebat
12-14 Et sedit super eum, sicut scriptum est
-15 Venit sedens super pullum asinæ
19-13 Adduxit foras Jesum : et sedit pro tribunali
20-12 Vidit duos Angelos in albis, sedentes
Act. 2- 2 Replevit totam domum ubi erant sedentes
- 3 Seditque supra singulos eorum
-30 Jurasset illi Deus... sedere super sedem ej.
-34 Dixit Dom. Dom. meo : Sede a dextris meis
3-10 Sedebat ad Speciosam portam templi
6-15 Omnes qui sedebant in concilio, viderunt
8-28 Revertebatur sedens super currum suum
-31 Rogavitq... ut ascenderet, et sederet secum
12-21 Herodes... sedit pro tribunali
13-14 Et ingressi synagogam... sederunt
14- 7 Vir Lystris infirmus pedibus sedebat
16-13 Et sedentes loquebamur mulieribus
18-11 Sedit autem ibi annum et sex menses
20- 9 Sedens autem quidam adolescens
23- 3 Et tu sedens judicas me secundum legem
25- 6 Et altera die sedit pro tribunali
Act. 25-17 Sequenti die sedens pro tribunali
1 Cor. 10- 7 Sedit populus manducare et bibere
14-30 Quod si alii revelatum fuerit sedenti
Colos. 3- 1 Ubi Christus est in dextera Dei sedens
2 Thes. 2- 4 Ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se
Hebr. 1- 3 Sedet ad dexteram majestatis in excelsis
-13 Dixit aliquando : Sede a dextris meis
10-12 In sempiternum sedet in dextera Dei
12- 2 Atque in dextera sedis Dei sedet
Jacob. 2- 3 Et dixeritis ei : Tu sede hic bene
Aut sede sub scabello pedum meorum
Apoc. 3-21 Dabo ei sedere mecum in throno meo
Et sedi cum Patre meo in throno ejus
4- 2 Et supra sedem sedens
- 3 Qui sedebat, similis erat aspectui lapidis
- 4 Sup. thronos viginti quat. seniores sedentes
- 9 Sedenti super thronum viventi in sæcula
-10 Procidebant... ante sedentem in throno
5- 1 Et vidi in dextera sedentis supra thronum
- 7 Accepit de dextera sedentis in throno
-13 Sedenti in throno, et Agno, benedictio
6- 2 Qui sedebat super illum habebat arcum
- 4 Et qui sedebat super illum, datum est ei
- 5 Qui sedebat super illum, habebat stateram
- 8 Qui sedebat super eum, nomen illi Mors
-16 Abscondite nos a facie sedentis sup thronum
7-10 Deo nostro, qui sedet super thronum
-15 Et qui sedet in throno, habitabit
9-17 Qui sedebant super eos, habebant loricas
11-16 Qui in conspectu Dei sedent in sedibus ejus
14- 6 Ut evangelizaret sedentibus super terram
-14 Et vidi... sedentem similem Filio hominis
-15 Clamans... ad sedentem super nubem
-16 Et misit qui sedebat super nubem
17- 1 Quæ sedet super aquas multas
- 3 Vidi mulierem sedentem super bestiam
- 9 Montes sunt, super quos mulier sedet
-15 Aquæ, quas vidisti, ubi meretrix sedet
18- 7 Sedeo regina, et vidua non sum
19- 4 Adoraverunt Deum sedentem sup. thronum
-11 Qui sedebat super eum, vocabatur Fidelis
-18 Carnes equorum, et sedentium in ipsis
-19 Prælium cum illo qui sedebat in equo
-21 Occisi sunt in gladio sedentis super equum
20- 4 Et vidi sedes, et sederunt super eas
-11 Vidi thronum... et sedentem super eum
21- 5 Et dixit qui sedebat in throno

SEDES.

Josue. 22- 8 Revertimini ad sedes vestras
Judic. 9-55 Omnes... reversi sunt in sedes suas
20-33 Filii Israël surgentes de sedibus suis
1 Reg. 5- 9 Et fecerunt sibi sedes pelliceas
1 Par. 4-33 Habitatio eorum, et sedium distributio
2 Par. 11-13 Venerunt ad eum de cunctis sedibus suis
Ps. L. 10- 5 Dominus in cœlo sedes ejus
44- 7 Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi
46- 9 Deus sedet super sedem sanctam
88- 5 Et ædificabo... sedem tuam
-15 Justitia et judicium præparatio sedis tuæ
-45 Et sedem ejus in terram collisisti
92- 2 Parata sedes tua ex tunc : a sæculo tu es
93-20 Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis?
96- 2 Justitia, et judicium correctio sedis ejus
102-19 Dominus in cœlo paravit sedem suam
121- 5 Quia illic sederunt sedes in judicio, sedes super domum David
131-11 De fructu... ponam super sedem tuam
-12 Sedebunt super sedem tuam
Sap. 5-24 Et malignitas evertet sedes potentium
6-22 Si ergo delectamini sedibus et sceptris
7- 8 Et præposui illam regnis et sedibus
9- 4 Da mihi sedium t. assistricem sapientiam
-10 Mitte... et a sede magnitudinis tuæ
-12 Et ero dignus sedium patris mei
18-15 Sermo tuus de cœlo a regalibus sedibus
Eccli. 10-17 Sedes ducum superborum destruxit Deus
40- 3 A residente super sedem gloriosam
47-13 Dedit illi... et sedem gloriæ in Israël
Isai. 10-29 Transierunt cursim, Gaba sedes nostra
66- 1 Hæc dicit Dominus : Cœlum sedes mea
Ezech 26-16 Et descendent de sedibus suis
34-13 Et pascam... et in cunctis sedibus terræ
37-23 Salvos eos faciam de universis sedibus
1 Mac. 2-57 Consecutus est sedem regni in sæcula
7- 4 Sedit Demetrius super sedem regni sui
10-52 Et sedi in sede patrum meorum
-53 Et sedimus in sede regni ejus
-55 Et sedisti in sede regni eorum
11-52 Sedit Demetrius rex in sede regni sui
Matth. 19-28 Cum sederit... in sede majestatis suæ
Sedebitis et vos super sedes duodecim
25-31 Sedebit super sedem majestatis suæ
Luc. 1-32 Et dabit illi Dominus Deus sedem David
-52 Deposuit potentes de sede, et exaltavit hum.

Act. 2-30 Jurasset illi Deus... sedere super sedem ejus
7-49 Cœlum mihi sedes est, terra a. scabellum
Hebr. 8- 1 Qui consedit in dextera sedis magnitudinis
12- 2 Atque in dextera sedis Dei sedet
Apoc. 2-13 Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanæ
4- 2 Et ecce sedes posita erat in cœlo
Et supra sedem sedens
- 3 Et iris erat in circuitu sedis, similis visioni
- 4 Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor
- 6 In conspectu sedis tanquam mare vitreum
11-16 In conspectu Dei sedent in sedibus
14- 3 Cantabant quasi canticum nov. ante sedem
16-10 Effudit phialam suam super sedem bestiæ
20- 4 Et vidi sedes, et sederunt super eas
22- 1 Procedentem de sede Dei et Agni
- 3 Sed sedes Dei et Agni in illa erunt

SEDEUR.

Pater Elisur, principis in tribu Ruben.

Num. 1- 5 De Ruben, Elisur filius Sedeur
2-10 Erit princeps Elisur filius Sedeur
7-30 Princeps fil. Ruben, Elisur filius Sedeur
-35 Hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur
10-18 Princeps erat Elisur filius Sedeur

SEDILE.

3 Reg. 10-19 Manus hinc atque inde tenentes sedile
Apoc. 4- 4 Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor

SEDITIO.

Num. 16-42 Cumque oriretur seditio, et tumultus
-49 Absq. his qui perierant in seditione Core
20- 3 Et versi in seditionem, dixerunt : Utinam
26- 9 Qui surrexerunt... in seditione Core
27- 3 Nec fuit in seditione, quæ concitata est
Judic. 12- 1 Ecce autem in Ephraim orta est seditio
1 Esdr. 4-19 Et seditiones et prælia concitantur in ea
2 Mac. 4-30 Contigit... Mallotas seditionem movere
14- 6 Bella nutriunt, et seditiones movent
Marc. 15- 7 Qui in seditione fecerat homicidium
Luc. 21- 9 Cum autem audieritis prælia et seditiones
23-19 Propter seditionem quamdam factam
-25 Qui propter homicidium et seditionem
Act. 15- 2 Facta ergo seditione non minima
19-40 Et periclitamur argui seditionis hodiernæ
24- 5 Concitantem seditiones omnibus Judæis
Auctorem seditionis sectæ Nazarenorum
2 Cor. 6- 5 In plagis, in carceribus, in seditionibus
12-20 Ne forte... seditiones sint inter vos

SEDITIOSUS.

Marc. 15- 7 Qui cum seditiosis erat vinctus

SEDO.

2 Mac. 4-31 Festinanter itaque rex venit sedare illos
13-26 Exposuit rationem, et populum sedavit
Act. 14-17 Vix sedaverunt turbas, ne sibi immolarent
19-35 Et cum sedasset Scriba turbas, dixit
-36 Oportet vos sedatos esse

SEDUCO.

Exod. 22-16 Si seduxerit quis virginem necdum despons.
Deut. 7- 4 Quia seducet filium tuum, ne sequatur me
4 Reg. 18-29 Dicit rex : Non vos seducat Ezechias
19-10 Non te seducat Deus tuus
21- 9 Sed seducti sunt a Manasse, ut facerent mal.
2 Par. 33- 9 Igitur Manasses seduxit Judam
2 Esdr. 1- 7 Vanitate seducti sumus, et non custodivimus
Prov. 5-20 Quare seduceris, fili mi, ab aliena?
Eccli. 13-10 Attende, ne seductus in stultitiam humilieris
-11 Ne humiliatus in stultitiam seducaris
Isai. 9-16 Qui beatificant populum istum, seducentes
36-14 Dicit rex : Non seducat vos Ezechias
Jerem. 20- 7 Seduxisti me, Domine, et seductus sum
23-32 Et seduxerunt populum meum in mendacio
29- 8 Non vos seducant prophetæ vestri
38-22 Et ipse dicent : Seduxerunt te
50- 6 Pastores eorum seduxerunt eos
Osee. 7-11 Factus est Ephraim quasi columba seducta
Mich. 3- 5 Super prophetas qui seducunt populum m.
Matth. 24- 4 Dixit eis : Videte ne quis vos seducat
- 5 Multi enim venient... et multos seducent
-11 Pseudoprophetæ surgent et seducent multos
Marc. 13- 5 Videte ne quis vos seducat
- 6 Multi enim venient... et multos seducent
-22 Ad seducendos, si fieri potest, etiam electos
Luc. 21- 8 Qui dixit : Videte ne seducamini
Joan. 7-12 Dicebant : Non, sed seducit turbas
-47 Numquid et vos seducti estis?
Act. 8- 9 Magus, seducens gentem Samariæ
Rom. 7-11 Seduxit me, et per illud occidit
16-18 Seducunt corda innocentium
1 Cor. 3-18 Nemo se seducat : si quis videtur
15-33 Nolite seduci : Corrumpunt mores bonos
2 Cor. 11- 3 Sicut serpens Hevam seduxit astutia sua
Galat. 6- 3 Cum nihil sit, ipse se seducit
Ephes. 5- 6 Nemo vos seducat inanibus verbis
Colos. 2-18 Nemo vos seducat, volens in humilitate
2 Thes. 2- 3 Ne quis vos seducat ullo modo
1 Tim. 2-14 Et Adam non est seductus, mulier autem seducta in prævaricatione fuit
Jacob. 1-26 Sed seducens cor suum
1 Joan. 1- 8 Ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est
2-26 Scripsi vobis de his, qui seducunt vos
3- 7 Filioli, nemo vos seducat
Apoc. 2-20 Permittis... docere, et seducere servos m.
12- 9 Satanas, qui seducit universum orbem
13-14 Et seduxit habitantes in terra
19-20 Fecit signa... quibus seduxit eos
20- 3 Ut non seducat amplius gentes
- 7 Et exibit, et seducet gentes
- 9 Et diabolus, qui seducebat eos

SEDUCTIO.

Jerem. 14-14 Seductionem cordis sui prophetant vobis
23-26 Prophetantium seductiones cordis sui
2 Thes. 2-10 Et in omni seductione iniquitatis

SEDUCTOR.

Sap. 10-12 Et a seductoribus tutavit illum
Matth. 27-63 Quia seductor ille dixit adhuc vivens
2 Cor. 6- 8 Ut seductores, et veraces
2 Tim. 3-13 Et seductores proficient in pejus
Tit. 1-10 Inobedientes, vaniloqui, et seductores
2 Joan. - 7 Quoniam multi seductores exierunt
Hic est seductor, et Antichristus

SEDULE.

4 Reg. 4-13 Sedule in omnibus ministrasti nobis

SEDULUS, A.

Eccli. 26-16 Gratia mulieris sedulæ delectabit virum

SEGES.

Gen. 41-47 Et in manipulos redactæ segetes
Exod. 22- 6 Et comprehenderit... stantes segetes in agris
Levit. 19- 9 Cum messueris segetes terræ tuæ
23-10 Messueritis segetem, feretis manipulos
-14 Et pultes non comedetis ex segete
-22 Postquam autem messueritis segetem
Deut. 16- 9 Ab ea die qua falcem in segetem miseris
23-25 Si intraveris in segetem amici tui
24-19 Quando messueris segetem in agro tuo
Judic. 15- 5 Perrexerunt in segetes Philisthinorum
Ruth. 2-21 Donec omnes segetes meterentur
1 Reg. 8-12 Et constituet... et messores segetum
-15 Sed et segetes vestras... addecimabit
2 Reg. 14-30 Succenderunt ergo servi Absalom segetem
-31 Quare succenderunt servi tui segetem meam
Prov. 14- 4 Ubi autem plurimæ segetes
Isai. 17- 9 Segetes quæ derelictæ sunt a facie filiorum
Jerem. 5-17 Comedet segetes tuas et panem tuum

SEGNIS.

Hebr. 6-12 Ut non segnes efficiamini

SEGOR.

Vocabatur prius Bala. In incendio Sodomorum, Segor precibus Lot servata est, ut ipse in eam fugiens salvus fieret. Sed et statim ascendit Lot de Segor, et mansit in monte cum filiabus suis; et post egressum ejus non eversa est civitas. Segor autem ab Hebræis dicitur Salisa, id est, vitula conternans. Pentapoleos totius minima fuit; unde parva dicitur, eaque Meridionalior, juxta Asphaltitem lacum.

Gen. 13-10 Sicut Ægyptus venientibus in Segor
14- 2 Contraque regem Balæ, ipsa est Segor
- 8 Necnon et rex Balæ, quæ est Segor
19-22 Idcirco vocat. est nomen urbis illius Segor
-23 Sol egressus est... et Lot ingressus est Segor
-30 Ascenditq. Lot de Segor, et mansit in monte
Timuerat enim manere in Segor
Deut. 34- 3 Jericho civitatis palmarum usque Segor
Isai. 15- 5 Usque ad Segor vitulam conternantem
Jerem. 48-34 A Segor usque ad Oronaim vitula contern.

SEGREGO.

1 Par. 25- 1 Segregaverunt in ministerium filios Asaph
Psal. 67-10 Pluviam voluntariam segregabis, Deus
1 Mac. 14-23 Ponere exemplum... in segregatis pop. libris
Matth. 25-32 Sicut pastor segregat oves ab hædis
Act. 13- 2 Segregate mihi Saulum et Barnabam
19- 9 Discedens ab eis, segregavit Discipulos
Rom. 1- 1 Paulus... segregatus in Evangelium Dei
Galat. 1-15 Qui me segregavit ex utero matris meæ
2-12 Subtrahebat et segregabat se, timens eos
Hebr. 7-26 Segregatus a peccatoribus, et excelsior
Judæ. -19 Hi sunt qui segregant semetipsos

SEGUB. I.

Filius Hiel reædificatoris Jericho. Vid. Abiram *et quod diximus, et* Hiel.

3 Reg. 16-34 Et in Segub novissimo suo posuit portas ej.

SEGUB II.

Filius Hesron filii Phares ex filia Machir patris Galaad; pater Jair.

1 Par. 2-21 Quæ peperit ei Segub
-22 Sed et Segub genuit Jaïr, et possedit

SEHESIMA. *Urbs in tribu Issachar.*

Josue. 19-22 Usque Thabor, et Sehesima, et Bethsames

SEHON.

Rex Amorrhæorum, ad quem nuntios misit Moyses, ut liceret filiis Israel per terram ipsius transire, solutis pecuniis pro cibis et aqua. Sehon autem nolens, sed et insurgens in Israelitas, occisus est, tradente eum cum omnibus urbibus Deo in manibus ipsorum.

Num. 21-21 Misit... ad Sehon regem Amorrhæorum
-26 Urbs Hesebon fuit Sehon regis Amorrhæi
-27 Et construatur civitas Sehon
-28 Flamma de oppido Sehon, et devoravit Ar
-29 Dedit filios... regi Amorrhæorum Sehon
-34 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum
32-33 Dedit... regnum Sehon regis Amorrhæi
Deut. 1- 4 Percussit Sehon regem Amorrhæorum
2-24 Ecce tradidi in manu tua Sehon regem
-26 Misi ergo nuntios... ad Sehon regem
-30 Noluitque Sehon rex Hesebon dare
-31 Ecce cœpi tibi tradere Sehon et terram ejus
-32 Egressusque est Sehon obviam nobis
3- 2 Sicut fecisti Sehon regi Amorrhæorum
- 6 Sicut feceramus Sehon regi Hesebon
4-46 In terra Sehon regis Amorrhæi
29- 7 Egressusque est Sehon rex Hesebon
31- 4 Sicut fecit Sehon et Og regibus Amorrhæor.
Josue. 2-10 Sehon et Og, quos interfecistis
9-10 Sehon regi Hesebon, et Og regi Basan
12- 2 Sehon rex Amorrhæorum, qui habitavit
- 5 Terminos Sehon regis Hesebon
13-10 Cunctas civitates Sehon regis Amorrhæi
-21 Universaque regna Sehon regis Amorrhæi
Duces Sehon habitatores terræ
-27 Partem regni Sehon regis Hesebon
Judic. 11-19 Misit... ad Sehon regem Amorrhæorum
3 Reg. 4-19 In terra Sehon regis Amorrhæi et Og
2 Esdr. 9-22 Et possederunt terram Sehon
Psal. 134-11 Sehon regem Amorrhæorum et Og
135-19 Sehon regem Amorrhæorum

SEIR.

Seïr, cujus hic mentio fit, non est Esaü, id est, pilosus; sed est alius Seïr pater Horræorum, qui ante Esaü habitavit in Idumæa.

Gen. 36-20 Isti sunt filii Seïr Horræi, habitatores
-21 Hi duces Horræi, filii Seïr
1 Par. 1-38 Filii Seïr : Lotan, Sobal, Sebeon, Ana

SEIR.

Videntur esse tres montes istius nominis: nempe, mons in tribu Juda, aut potius inter Idumæam et tribum Juda, ubi habitabat Esaü frater Jacob; mons alius est Seïr in limite tribuum Judæ, Dan et Benjamin; tertius mons Seïr est in secunda Manasse; videturque pars, eaque contigua monti Hermon, ita ut Hermon sit propior Libano, aut pars Libani, et Seïr propior montibus Galaad. Denique hoc nomen etiam obtinuit Esaü.

Gen. 14- 6 Et Chorræos in montibus Seïr
32- 3 Misit autem nuntios... in terram Seïr
33-14 Donec veniam ad dominum meum in Seïr
-16 Reversus... itinere quo venerat in Seïr
36- 8 Habitavitque Esaü in monte Seïr
- 9 Generationes Esaü patris Edom in monte Seïr
-30 Qui imperaverunt in terra Seïr
Num. 24-18 Hæreditas Seïr cedet inimicis suis
Deut. 1- 2 De Horeb per viam montis Seïr
-44 Et cecidit de Seïr usque Horma
2- 1 Circuivimus montem Seïr longo tempore
- 4 Filiorum Esaü, qui habitant in Seïr
- 5 In possessionem Esaü dedi montem Seïr
- 8 Filios Esaü, qui habitabant in Seïr
-12 In Seïr autem prius habitaverunt Horrhæi
-22 Filiis Esaü, qui habitant in Seïr
-29 Filii Esaü, qui habitant in Seïr
33- 2 Dominus... et de Seïr ortus est nobis
Josue. 11-17 Et partem montis quæ ascendit Seïr
12- 7 Ad montem cujus pars ascendit in Seïr
15-10 Contra Occidentem, usque ad montem Seïr
24- 4 Esaü dedi montem Seïr ad possessionem.

Judic. 5- 4 Domine, cum exires de Seïr, et transires
1 *Par.* 4-42 Abierunt in montem Seïr viri quingenti
2 *Par.* 20-10 Filii Ammon, et Moab, et mons Seïr
-22 Filiorum... et Moab, et montis Seïr
-23 Consurrex. advers. habitatores montis Seïr
25-11 Percussitque filios Seïr decem millia
-14 Et allatos deos filiorum Seïr
Eccli. 50-28 Qui sedent in monte Seïr, et Philisthiim
Isai. 21-11 Onus Duma ad me clamat ex Seïr
Ezech. 25- 8 Pro eo quod dixerunt Moab et Seïr
35- 2 Pone faciem tuam adversum montem Seïr
- 3 Ecce ego ad te, mons Seïr
- 7 Et dabo montem Seïr desolatum
-15 Dissipatus eris, mons Seïr, et Idumæa

SEIRA. *Civitas est Idumææ.*

4 *Reg.* 8-21 Venitque Joram Seïra, et omnes currus

SEIRATH.

Est locus hic ad montana Ephraïm in finibus tribus Benjamin.

Judic. 3-26 Venitque (*Aod*) in Seïrath

SELA.

Filius tertius Judæ ex Chananæa filia Sue, quem non dedit Thamar nurui suæ, timens ne et ipse moreretur sicut duo fratres Her et Onan.

Gen. 38- 5 Tertium q. peperit, quem appellavit Sela
-11 Esto vidua... donec crescat Sela filius meus
-14 Eo quod crevisset Sela, et non eum accepiss.
-26 Justior me est, quia non tradidi eam Sela
46-12 Filii Juda: Her, et Onan, et Sela
Num. 26-20 Sela, a quo familia Selaïtarum
1 *Par.* 2- 3 Filii Juda: Her, Onan, et Sela
4-21 Filii Sela, filii Juda: Her pater Lecha

SELA.

Nomen civitatis in tribu Benjamin.

Josue. 18-28 Sela, Eleph, et Jebus, quæ est Jerusalem

SELAHI.

Pater Azuba matris Josaphat regis Juda.

2 *Par.* 20-31 Et nomen matris ejus Azuba filia Selahi

SELAITÆ.

Num. 26-20 Sela, a quo familia Selaïtarum

SELCHA.

Civitas regis Og in Basan, quæ eadem alibi Salecha dicitur.

Deut. 3-10 Usque ad Selcha et Edraï civitates regni Og
1 *Par.* 5-11 Habitaverunt in terra Basan usque Selcha

SELEBIN. *Civitas in tribu Dan.*

Josue. 19-42 Selebin, et Ajalon, et Jethela

SELEC.

Unus e triginta viris fortissimis in exercitu David.

2 *Reg.* 23-37 Selec de Ammoni, Naharaï Berothites
1 *Par.* 11-39 Selec Ammonites, Naharaï Berothites

SELEMIAS I.

Est idem cum Meselemia, cujus mentio 1 *Par.* 26-1, *sed contracto nomine per aphæresim non infrequentem apud Hebræos. Janitor templi.*

1 *Par.* 26-14 Cecidit ergo sors Orientalis, Selemiæ

SELEMIAS II.

Pater Hananiæ, qui ædificavit partem murorum Jerusalem.

2 *Esdr.* 3-30 Ædificavit Hanania filius Selemiæ

SELEMIAS III.

Sacerdos quem constituit Nehemias super horrea, quoniam fidelis comprobatus est.

2 *Esdr.* 13-13 Constituimus super horrea Selemiam

SELEMIAS IV.

Filius Chusi, avusque Judi, in diebus Jeremiæ.

Jerem. 36-14 Judi filium Nathaniæ, filii Selemiæ

SELEMIAS V.

Filius Abdeel, in diebus Jeremiæ.

Jerem. 36-26 Præcepit rex... Selemiæ filio Abdeel

SELEMIAS VI. *Pater Juchal.*

Jerem. 37- 3 Misit rex Sedecias Juchal filium Selemiæ
38- 1 Et Juchal filius Selemiæ, et Phassur

SELEMIAS VII. *Pater Jeriæ.*

Jerem. 37-12 Jerias filius Selemiæ, filii Hananiæ

SELEMIAU.

Per captivitatem duxerat uxorem alienigenam, quam dimisit.

1 *Esdr.* 10-41 Ezrel, et Selemiaü, Semeria

SELEMITH.

Ipse Selemith et fratres ejus erant constituti super thesauros sanctorum, quæ sanctificaverat David rex.

1 *Par.* 26-25 Zechri, et hujus filius Selemith
-26 Ipse Selemith, et fratres ejus
-28 Qui sanctificaverant ea per manum Selemith

SELEPH.

Ædificavit partem murorum Jerusalem post captivitatem.

2 *Esdr.* 3-30 Et Hanun filius Seleph sextus

SELETHAI.

Filius quintus Semei in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-20 Et Elioënaï, et Selethaï, et Eliel

SELEUCIA.

Civitas in promontorio Syriæ Antiochiæ sita, a Seleuco Nicanore condita, auctore Josepho et Hegesippo. Hanc sanctus Paulus peragravit. Frequens erat et celebris.

1 *Mac.* 11- 8 Obtinuit... usque Seleuciam maritimam
Act. 13- 4 Missi a Spiritu sancto, abierunt Seleuciam

SELEUCUS.

Successorem Seleucum Philopatorem declaravit Antiochus rex in regno Syriæ. Porro iste Seleucus Philopator (a Josepho dictus Soter, Demetrii filii cognomine) regnum suscepit, et annos duodecim regnavit, otiosus, nec admodum potens propter cladem quam pater acceperat. Refert 2 *Mac.* 3 *Seleucum hunc suppeditasse omnes sumptus ad ministeria publica sacrificiorum, propter Oniæ summi sacerdotis pietatem. Sub finem regni Seleuci, ut notat Josephus, evenere ea quæ de Heliodoro ad gazophylacium templi invadendum misso narrantur. Periit insidiis Heliodori.*

1 *Mac.* 7- 1 Exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma
2 *Mac.* 3- 3 Ita ut Seleucus Asiæ rex de redditibus
4- 7 Sed post Seleuci vitæ excessum
5-18 Heliodorus, qui missus est a Seleuco rege
14- 1 Cognovit Judas... Demetrium Seleuci

SELIM. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-32 Lebaoth, et Selim, et Aën, et Remon

SELLA.

Uxor secunda Lamech, quæ genuit Tubalcaïn et sororem ejus Noema.

Gen. 4-19 Nomen uni Ada, et nomen alteri Sella
-22 Sella quoque genuit Tubalcaïn
-23 Dixitq. Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ

SELLA.

Descensus, seu declivitas, quæ erat ex parte regiæ, et ad templum ducebat.

4 *Reg.* 12-20 Percusseruntq. Joas... in descensu Sella

SELLA. *Appel.*

1 *Reg.* 1- 9 Heli sacerdote sedente super sellam
4-13 Heli sedebat super sellam contra viam
-18 Cecidit de sella retrorsum juxta ostium
4 *Reg.* 4-10 Ponamus ei... sellam et candelabrum
Esth. 6- 8 Super equum, qui de sella regis est
Prov. 9-14 Sedit... super sellam in excelso urbis loco
Eccli. 38-38 Super sellam judicis non sedebunt
2 *Mac.* 3-27 In sella gestatoria positum ejecerunt
14-21 Singulis sellæ prolatæ sunt, et positæ

SELLAI I.

Vir e filiis Benjamin, qui ascendit de captivitate Babylonis.

2 *Esdr.* 11- 8 Post eum Gebbaï, Sellaï, nong. viginti octo

SELLAI II.

Sacerdos, princepsque familiæ sacerdotalis.

2 *Esdr.* 12-20 Sellaï, Celaï: Amoc, Heber

SELLEM. *Filius quartus Nephthali.*

Num. 26-49 Sellem, a quo familia Sellemitarum

SELLEMITÆ.

Num. 26-49 Sellem, a quo familia Sellemitarum

SELLES.

Filius tertius Helem, e stirpe Aser.

1 *Par.* 7-35 Supha, et Jemna, et Selles, et Amal

SELLUM I.

Conjuravit contra Zachariam regem Israel Sellum filius Jabes, percussitque eum palam et interfecit, regnavitque pro eo. Regnavit autem uno mense tantum; nam ascendit Manahem filius Gadi de Thersa, venitque in Samariam, et percussit Sellum filium Jabes in Samaria, et interfecit eum, regnavitque pro eo. Anno mundi 3263, *ante J. Ch.* 791.

4 *Reg.* 15-10 Conjuravit a. contra eum Sellum filius Jabes
-13 Sellum filius Jabes regnavit trigesimo nono
-14 Et percussit Sellum filium Jabes in Samaria
-15 Reliqua a. verborum Sellum, et conjuratio

SELLUM II.

Filius Thecuath, maritus Holdæ prophetidis. Hunc Sellum Hebræi vocant avunculum patris Jeremiæ. Vivebat in diebus Josiæ regis.

4 *Reg.* 22-14 Ad Holdam prophetidem uxorem Sellum
2 *Par.* 34-22 Ad Holdam prophetidem uxorem Sellum

SELLUM III.

Filius Sisamoï, pater Icamiæ, e semine David.

1 *Par.* 2-40 Elasa genuit Sisamoï, Sisamoï genuit Sellum
-41 Sellum genuit Icamiam, Icamia aut. genuit

SELLUM IV.

Qui et JOACHAZ, *filius Josiæ regis Juda. Post mortem patris sui regnum invasit, et comprehensus vinctusque ductus est a rege Ægypti in Ægyptum. Vid.* JOACHAZ II.

1 *Par.* 3-15 Filii a. Josiæ fuerunt... quartus Sellum
Jerem. 22-11 Hæc dicit Dominus ad Sellum filium Josiæ

SELLUM V.

Filius Saül II, pater Mapsam in tribu Simeon.

1 *Par.* 4-25 Sellum filius ejus, Mapsam filius ejus

SELLUM VI.

Filius Sadoc, pater Helciæ pontificis. Idem est cum Salom, cujus est mentio in Baruch. Porro vivebat in diebus Amon regis Juda.

1 *Par.* 6-12 Sadoc genuit Sellum
-13 Sellum genuit Helciam

SELLUM VII.

Filius Nephthali ex Bala. Alio nomine dicitur Sellem.

1 *Par.* 7-13 Guni, et Jeser, et Sellum, filii Bala

SELLUM VIII. *Janitor templi.*

1 *Par.* 9-17 Janitores a.: Sellum, et Accub, et Telmon, et Ahimam, et frater eor. Sellum princeps

SELLUM IX. *Filius Core.*

1 *Par.* 9-19 Sellum vero filius Core, filii Abiasaph
-31 Levites primogenitus Sellum Coritæ

SELLUM X.

Pater Ezechiæ, de principibus filiorum Ephraim.

2 *Par.* 28-12 Ezechias filius Sellum, et Amasa filius Adali

Sunt adhuc **SELLUM XI**, *qui alienigenam uxorem suam dimisit.*— **SELLUM XII.** *Filius Alohes.* — **SELLUM XIII.** *Filius Cholhoza.* — **SELLUM XIV.** *Filius Mosollam.* — **SELLUM XV.** *Unus e sacerdotibus, qui alio nomine dicitur Sellaï, et ascendit cum Zorobabel de captivitate Babylonis.*— **SELLUM XVI.** *Pater Hanameel, patruelis Jeremiæ prophetæ.* — **SELLUM XVII.** *Pater Maasiæ, custos vestibuli templi.*

1 *Esdr.* 2-42 Filii janitorum: filii Sellum, filii Ater
7- 2 Filii Sellum, filii Sadoc, filii Achitob
10-24 Et de janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri
-42 Sellum, Amaria, Joseph
2 *Esdr.* 3-12 Ædificavit Sellum filius Alohes
-15 Portam Fontis ædificavit Sellum filius Chol.
7-46 Janitores: filii Sellum, filii Ater
11- 7 Sellum filius Mosollam, filius Joëd
12- 6 Semeia, et Joïarib, Idaia, Sellum, Amoc
Jerem. 32- 7 Ecce Hanameel filius Sellum patruelis tuus
35- 4 Super thesaurum Maasiæ filii Sellum

SELMAI. *Princeps Nathinæorum.*

2 *Esdr.* 7-48 Filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmaï

SELMON.

Vir Ahohites, unus e viris nobilioribus in exercitu David.

2 *Reg.* 23-28 Selmon Ahohites, Maharaï Netophathites

SELMON.

Mons hic est in tribu Ephraïm, non procul a turri Sichem, Orientem ac Jordanem versus, mons umbrosus et caliginosus, ubi erant arbores densæ, et nix quæ vix tandem liquefiebat; in ima autem parte fertilis.

Judic. 9-48 Ascendit in mont. Selmon cum omni populo
Psal. 67-15 Nive dealbabuntur in Selmon

SELOMITH.

Princeps familiæ cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Esdra.

1 Esdr. 8-10 De filiis Selomith, filius Josphiæ

SEM.

Noe, cum quingentorum esset annorum, genuit successive Sem, Cham et Japheth. Ergo primus filiorum Noe erit Sem, et hujus filii Ælam et Assur, et Arphaxad, et Lud, et Aram. Filiis Ælami, Persidem; Assuri, Assyriam; Arphaxadis, Mesopotamiam; Ludi, Asiam Minorem; Arami, Syriam dedimus.

Gen. 5-31 Cum quingent. esset annorum, genuit Sem
6-10 Genuit tres filios, Sem, Cham, et Japheth
7-13 Ingressus est Noe, et Sem, et Cham, et Jap.
9-18 Egressi sunt de arca, Sem, Cham, et Japheth
-23 Sem et Japheth pallium imposuerunt hum.
-26 Benedictus Dominus Deus Sem
-27 Et habitet in tabernaculis Sem
10- 1 Hæ sunt generationes filiorum Noë, Sem
-21 De Sem quoque nati sunt, patre omnium
-22 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad
-31 Isti filii Sem, secundum cognationes
11-10 Hæ sunt generationes Sem: Sem erat centum annorum quando genuit Arphaxad
-11 Vixitque Sem postquam genuit Arphaxad
1 Par. 1- 4 Noë, Sem, Cham, et Japheth
-17 Filii Sem : Ælam, et Assur, et Arphaxad
-24 Sem, Arphaxad, Sale
Eccli. 49-19 Seth et Sem apud hom. gloriam adepti sunt
Luc. 3-36 Qui fuit Sem, qui fuit Noë, qui fuit Lamech

SEMAATH.

Jozachar (alias Zabad) filius Semaath, et Jozabad, percusserunt et interfecerunt Joas regem Juda in domo sua Mello.

4 Reg. 12-21 Jozachar namque filius Semaath

SEMAIA.

Filius Secheniæ; inter eos computatur qui operam et impensas adhibuerunt ad restaurationem Jerusalem.

2 Esdr. 3-29 Post eum ædificavit Semaïa filius Secheniæ
12-18 Belgæ, Sammua : Semaïæ, Jonathan

SEMARITH.

Mulier Moabitis, cujus filius una cum Zabad (alias Jozachar) interfecit Joas regem Juda.

2 Par. 24-26 Et Jozabad filius Semarith Moabitidis

SEMATHEI.

Populus qui a filio Sobal filii Hur primogeniti Caleb ex Ephratha concubina nomen invenit.

1 Par. 2-53 Aphutheï, et Sematheï, et Masereï

SEMEBER. *Rex Seboim.*

Gen. 14- 2 Et contra Semeber regem Seboïm

SEMEGARNABU.

Unus e principibus regis Babyloniorum.

Jerem. 39- 3 Semegarnabu, Sarsachim, Rabsares

SEMEI I.

Filius secundus Gerson filii Levi, princeps familiæ Semeitarum. — SEMEI II. *Filius secundus Gerson, paterque Leheth, Ziza, Jaüs et Baria. Hic ergo Semei II non confundi debet cum Semei I.* — SEMEI III. *Filius Gera, propinquus Saül, maledicebat et mittebat lapides contra David.* — SEMEI IV. *Princeps in exercitu David.* — SEMEI V. *Filius primogenitus Onam filii Jerameel, e stirpe David.* — SEMEI VI. *Filius Phadaïa filii Jechoniæ, frater Zorobabel.* — SEMEI VII. *Filius Zachur, e tribu Simeon. Sexdecim habuit filios, et sex filias.* — SEMEI VIII. *Filius Gog filii Joel, e tribu Ruben.* — SEMEI IX. *Filius Lobni, e stirpe Merari; novem pater filiorum.* — SEMEI X. *Pater Zamma, e genere Gerson.* SEMEI XI. *Levita, pater Salomith, Hosiel et Aran, de genere Gerson.* — SEMEI XII, *vel* SEMEIAS VIII. *Filius primogenitus Obededom.* — SEMEI XIII. *Levita, de genere Heman, in diebus Ezechiæ regis.* — SEMEI XIV. *Unus e filiis Levitarum qui uxores alienigenas duxerant, quas postea dimiserunt.* — SEMEI XV. *De filiis Hasom. Is et ipse duxerat, quam postea dimisit, uxorem alienigenam.* — SEMEI XVI. *Filius Jaïr, avus Mardochæi, de genere Cis, e tribu Benjamin.* — SEMEI XVII. *Pater Uriæ prophetæ.* — SEMEI XVIII. *Filius Joseph, pater Mathathiæ, qui est nominatus inter majores Jesu Christi.*

Exod. 6-17 Filii Gerson : Lobni et Semeï per cognation.
Num. 3-18 Filii Gerson : Lebni et Semeï
2 Reg. 16- 5 Vir... nomine Semeï, filius Gera
- 7 Ita autem loquebatur Semeï
-13 Semeï autem per jugum montis ex latere
19-16 Festinavit autem Semeï filius Gera
-18 Semeï a. filius Gera prostratus coram rege
-21 Numq. pro his verbis non occidetur Semeï
-23 Et ait rex Semeï : Non morieris
3 Reg. 1- 8 Et Semeï et Reï, et robur exercitus David
2- 8 Habes quoque apud te Semeï filium Gera
-36 Misit quoque rex, et vocavit Semeï
-38 Dixitque Semeï regi : Bonus sermo
Habitavit itaque Semeï in Jerusalem
-39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis
Nuntiatumq. est Semeï quod..issent in Geth
-40 Surrexit Semeï, et stravit asinum suum
-41 Quod isset Semeï in Geth de Jerusalem
-44 Dixitque rex ad Semeï : Tu nosti o. malum
4-18 Semeï filius Ela, in Benjamin
1 Par. 2-28 Onam a. habuit filios Semeï et Jada
Filii autem Semeï : Nadab et Abisur
-32 Filii a. Jada frat. Semeï : Jether et Jonathan
3-19 De Phadaïa orti sunt Zorobabel et Semeï
4-26 Zachur filius ejus, Semeï filius ejus
-27 Filii Semeï sedecim, et filiæ sex
5- 4 Gog filius ejus, Semeï filius ejus
6-17 Nomina filiorum Gerson : Lobni et Semeï
-29 Lobni filius ejus, Semeï filius ejus
-42 Filii Ethan, filii Zamma, filii Semeï
8-21 Baraïa, et Samarath, filii Semeï
23- 7 Filii Gerson : Leedan et Semeï
- 9 Filii Semeï : Salomith, et Hosiel, et Aran
-10 Porro filii Semeï, Leheth et Ziza
Isti filii Semeï, quatuor
26- 6 Semeï autem filio ejus nati sunt filii
2 Par. 29-14 De filiis Heman : Jahiel et Semeï
31-12 Et Semeï frater ejus, secundus
-13 Præpositi sub manibus Choneniæ et Semeï
1 Esdr. 10-23 Semeï, et Celaïa, ipse est Calita
-33 Elipheleth, Jermaï, Manasse, Semeï
Esth. 2- 5 Mardochæus, filius Jaïr, filii Semeï
11- 2 Mardochæus filius Jaïri, filii Semeï
Jerem. 26-20 Urias filius Semeï de Cariathiarim
Zach. 12-13 Familiæ Semeï seorsum, et mulieres cor.
Luc. 3-26 Qui fuit Semeï, qui fuit Joseph

SEMEIA et SEMEIAS I.

Propheta quem misit Dominus ad Roboam et ad omnem populum Juda, ut prohiberet eos a Deo ne bellum gererent contra filios Israel fratres suos, qui sequebantur Jeroboam. Audierunt sermonem Domini, et reversi sunt de itinere. — SEMEIAS II. *Filius Secheniæ, de stirpe Zorobabel.* — SEMEIAS III. *Filius Hassub filii Ezricam.* — SEMEIAS. IV. *Filius Galal filii Idithun Levitæ.* — SEMEIAS V. *Princeps familiæ Leviticæ, de semine Elisaphan.* — SEMEIAS VI. *Filius Nathanael.* — SEMEIAS VII. *Levita, e semine Idithun.* — SEMEIAS VIII, *vel* SEMEI XII. *Filius primogenitus Obededom.* — SEMEIAS IX. *Vir Romathites præpositus super vinearum cultoribus David.* — SEMEIAS X. *Unus e Levitis quos Josaphat misit ut docerent populos Israel et Juda.* — SEMEIAS XI. *Levita alter, e semine Idithun, in diebus Ezechiæ regis.* — SEMEIAS XII. *Frater Choneniæ et Nathanael, Levitarum in diebus Josiæ regis.* — SEMEIAS XII, *vel* SAMARIAS IV. *Unus e filiis Adonicam, qui redierunt de Babylonis captivitate.* — SEMEIAS XIV. *Unus e filiis Harim, qui duxerant uxores alienigenas.* — SEMEIAS XV. *Unus e filiis Herem. Is et ipse duxerat uxorem alienigenam.* — SEMEIAS XVI. *Pseudopropheta qui videtur fuisse sacerdos de vice Dalaiæ, domique suæ se continebat, quasi vir sanctus, quietum et reductum vitæ genus amans; qui vocavit ad se Nehemiam, quasi ei aliquid nomine Domini dicturus, et cætera quæ leguntur 2 Esdr. 6.* — SEMEIAS XVII. *Alter est pseudopropheta Nehelamites in tribu Zabulon, qui captivus ductus est in Babylonem cum Joakim. Hic Semeias audiens epistolam Jeremiæ scriptam ad Judæos in Babylone captivos, in qua quasi falsus propheta arguebatur, eo quod pacem promitteret Judæis, iratus scripsit epistolas ex Babylone in Jerusalem, ut Jeremiam quasi pseudoprophetam caperent et punirent. Respondit autem Jeremias, dicens, nec illum, nec ullum ex ejus filiis aut posteris habitaturum inter Judæos, nec visurum reductionem captivorum in patriam, propterea quod falsa prædixisset et mala fide.* — SEMEIAS XVIII. *Pater Dalaiæ.*

3 Reg. 12-22 Sermo Domini ad Semeïam virum Dei
1 Par. 3-22 Filius Secheniæ, Semeïa
9-14 Semeïa filius Hassub, filii Ezricam
-16 Et Obdia filius Semeïæ, filii Galal
15- 8 De filiis Elisaphan Semeïas princeps
-11 Vocavitq... Uriel, Asaïam, Joël, Semeïam
24- 6 Descripsitque eos Semeïas filius Nathanael
25-17 Decima Semeïæ, filiis et fratribus ejus
26- 4 Semeïas primogenitus, Jozabad secundus
- 7 Filii ergo Semeïæ : Othni et Raphaël
27-27 Vinearumq. cultoribus, Semeïas Romathit.
2 Par. 11- 2 Sermo Domini ad Semeïam hominem Dei
12- 5 Semeïas a. propheta ingressus est ad Rob.
- 7 Factus est sermo Domini ad Semeïam
-15 Scripta sunt in libris Semeïæ prophetæ
17- 8 Cum eis Levitas, Semeïam et Nathaniam
29-14 De filiis Idithun, Semeïas et Oziel
31-15 Josuë, et Semeïas, Amarias quoque
35- 9 Chonenias autem et Semeïas
1 Esdr. 8-16 Misi Eliezer, et Ariel, et Semeïam
10-21 Semeïa, et Jehiel, et Ozias
-31 Josue, Melchias, Semeïas, Simeon
2 Esdr. 6-10 Et ingressus sum domum Semeïæ
8- 4 Et Semeïa, et Ania, et Uria, et Helcia
10- 8 Maazia, Belgai, Semeïa : hi sacerdotes
11-15 Et de Levitis Semeïa filius Hasub
12- 6 Semeïa, et Joïarib, Idaïa, Sellum
-33 Et Benjamin, et Semeïa, et Jeremias
-34 Zacharias filius Jonathan, filius Semeïæ
-35 Et fratres ejus Semeïa et Azareel
-41 Et Maasia, et Semeïa, et Eleazar
Jerem. 29-24 Et ad Semeïam Nehelamiten dices
-31 Hæc dicit Do. ad Semeïam Nehelamiten
Pro eo quod prophetavit vobis Semeïas
-32 Visitabo super Semeïam Nehelamiten
36-12 Elisama scriba, et Dalaïas filius Semeïæ

SEMEITICA.

Num. 3-21 Familiæ duæ, Lebnitica et Semeïtica

SEMEL.

Gen. 18-27 Quia semel cœpi, loquar ad Dominum
-31 Quia semel, ait, cœpi, loquar ad Domin.
-32 Ne irascaris, Domine, si loquar adhuc semel
Exod. 30-10 Et deprecabitur Aaron... semel per annum
33- 5 Semel ascendam in medio tui, et delebo te
Levit. 16-34 Ut oretis pro filiis Israël... semel in anno
27-28 Quidquid semel fuerit consecratum
Num. 10- 4 Si semel clangueris, venient ad te principes
30- 7 Et semel de ore ejus verbum egrediens
Deut. 23-23 Quod aut. semel egressum est de labiis tuis
Josue. 6- 3 Circuite urbem cuncti bellatores semel
-11 Circuivit ergo arca Do... civitatem semel
-14 Circuieruntq. civitatem secundo die semel
Judic. 6-39 Si adhuc semel tentavero, signum quærens
16-18 Ac mandavit : Ascendite adhuc semel
20-30 Et tertia vice, sicut semel et bis
1 Reg. 26- 8 Semel et secundo opus non erit
2 Reg. 14-26 Semel autem in anno tondebatur
3 Reg. 10-22 Semel per tres annos ibat in Tharsis
4 Reg. 4-35 Deambulavit in domo, semel huc atque illuc
6-10 Observavit se ibi non semel neque bis
2 Par. 9-21 Ibant in Tharsis... semel in annis tribus
2 Esdr. 13-20 Manserunt... foris Jerusalem semel et bis
Job. 9-23 Si flagellat, occidat semel
33-14 Semel loquitur D., et secundo.. non repetit
Psal. 61-12 Semel locutus est Deus
88-36 Semel juravi in sancto meo
Prov. 28-18 Qui perversis graditur viis, concidet semel
1 Mac. 3-30 Timuit ne non haberet ut semel et bis
2 Mac. 3-37 Quis esset aptus adhuc semel Jerosol. mitti
Rom. 6-10 Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel
2 Cor. 11-25 Ter virgis cæsus sum, semel lapidatus sum
Philip. 4-16 Thessal. semel et bis in usum mihi misistis
1 Thes. 2-18 Ego quidem Paulus, et semel, et iterum
Hebr. 6- 4 Qui semel sunt illuminati, gustaverunt
7-27 Hoc enim fecit semel, se ipsum offerendo
9- 7 In secundo a. semel in anno solus pontifex
-12 Per proprium sang. introivit semel in sancta
-26 Nunc a. semel in consummatione sæculorum
-27 Statutum est hominibus semel mori
-28 Sic et Christus semel oblatus est
10- 2 Cultores semel mundati

Hebr. 10-10 Per oblationem corporis Jesu Christi semel
12-26 Adhuc semel; et ego movebo non sol. terr.
-27 Quod autem, Adhuc semel, dicit : declarat
1 Petr. 3-18 Christus semel pro peccatis n. mortuus est
Judæ. - 3 Deprecans supercertari semel traditæ sanct.
- 5 Commonere a. vos volo, scientes semel om.

SEMEN.

Gen. 1-11 Germinet terra herbam... facientem semen
Cujus semen in semetipso sit super terram
-12 Et facientem semen juxta genus suum
-29 Dedi vobis om. herbam afferentem semen
3-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum, et semen illius
4-25 Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel
7- 3 Ut salvetur semen super faciem univ. terræ
9- 9 Vobiscum, et cum semine vestro post vos
12- 7 Dixit ei : Semini tuo dabo terram hanc
13-15 Tibi dabo et semini tuo usque in sempiter.
-16 Faciamque semen t. sicut pulverem terræ
Semen quoque tuum numerare poterit
15- 3 Addiditq. Abram : Mihi a. non dedisti semen
- 5 Et dixit ei : Sic erit semen tuum
-13 Quod peregrinum futurum sit semen tuum
-18 Dicens : Semini tuo dabo terram hanc
16-10 Multiplicans, inquit, multiplicabo semen t.
17- 7 Inter me et te, et inter semen tuum post te
Ut sim Deus tuus et seminis tui post te
- 8 Daboq. tibi et semini tuo terram peregrin.
- 9 Custodies pactum meum et semen t. post te
-10 Inter me et vos, et semen tuum post te
-19 Et constituam pactum meum illi.. et semini
19-32 Ut servare possimus ex patre nostro semen
-34 Ut salvemus semen de patre nostro
21-12 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
-13 Sed et filium ancillæ faciam in gentem magnam, quia semen tuum est
22-17 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli
-18 Et BENEDICENTUR in semine tuo om. gentes
24- 7 Dicens : Semini tuo dabo terram hanc
-60 Et possideat semen tuum portas inimicorum
26- 3 Tibi e. et semini tuo dabo univ. regiones has
- 4 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli
Et BENEDICENTUR in semine tuo om. gentes
-24 Benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum
28- 4 Det tibi benedictiones Abrahæ et semini t.
-13 Terram, in qua dormis, tibi dabo et semini t.
-14 Eritque semen tuum quasi pulvis terræ
Et BENEDICENTUR in te et in semine tuo
32-12 Et dilatares semen meum sicut arenam
35-12 Terramque... dabo tibi et semini tuo post te
38- 8 Et sociare illi, ut suscites semen fratri tuo
- 9 Semen fundebat in terram
46- 6 Venitq. in Ægyptum cum omni semine suo
47-19 Eme nos in servit. regiam, et præbe semina
-23 Accipite semina, et serite agros
48- 4 Daboq. tibi terram hanc et semini tuo post te
-11 Insuper ostendit mihi Deus semen tuum
-19 Et semen illius crescet in gentes
Exod. 16-31 Quod erat quasi semen coriandri album
28-43 Legitimum sempit. erit Aaron et semini ej.
30-21 Legitimum sempit. erit ipsi et semini ejus
32-13 Multiplicabo semen vest. sicut stellas cœli
Et univ. terram hanc... dabo semini vestro
33- 1 Semini tuo dabo eam
Levit. 12- 2 Mulier, si suscepto semine pepererit mascul.
15- 2 Vir, qui patitur fluxum seminis, immund.
-10 Sub eo fuerit, qui fluxum seminis patitur
-15 Ut emundetur a fluxu seminis sui
-16 Vir, de quo egreditur semen coitus, lavabit
-32 Ista est lex ejus, qui patitur fluxum seminis
18-20 Nec seminis commixtione maculaberis
-21 De semine tuo non dabis ut consecretur idolo
19-19 Agrum tuum non seres diverso semine
-20 Homo si dorm. cum muliere coitu seminis
20- 2 Si quis dederit de semine suo idolo Moloch
- 3 Eo quod dederit de semine suo Moloch
- 4 Hominem, qui dedit de semine suo Moloch
21-17 Homo de semine tuo.. qui habuerit macul.
-21 Omnis qui habuerit maculam de semine
22- 4 Homo de semine Aaron, qui fuerit leprosus, aut patiens fluxum seminis
Et ex quo egreditur semen quasi coitus
Num. 5- 2 Qui semine fluit, pollutusq. est sup. mortuo
11- 7 Erat autem Man quasi semen coriandri
14-24 Et semen ejus possidebit eam
16-40 Alienigena, et qui non est de semine Aaron
24- 7 Et semen illius erit in aquas multas
25-13 Et erit tam ipsi quam semini ejus pactum
Deut. 1- 8 Ut daret illam eis et semini eorum post eos
4-37 Et elegit semen eorum post eos
10-15 Elegitque semen eorum post eos, id est vos
11- 9 Quam... pollicitus est Dominus patribus vestris et semini eorum
-10 Ubi jacto semine... aquæ ducuntur irriguæ

Deut. 22- 9 Non seres vineam tuam altero semine
25- 5 Frater ejus, et suscitabit semen fratris sui
28-46 Et in semine tuo usque in sempiternum
-59 Augebit Dom. plagas t. et plagas seminis t.
30- 6 Circumcidet Dominus... cor seminis tui
-19 Elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen t.
31-21 Quod nulla delebit oblivio ex ore seminis s.
34- 4 Isaac, et Jacob, dicens : Semini t. dabo eam
Josue. 24- 3 Multiplicavique semen ejus
Ruth. 4-12 De semine quod tibi dederit Dom. ex hac
1 Reg. 2-20 Reddat tibi Dominus semen de muliere hac
20-42 Dominus sit... inter semen meum et semen t.
24-22 Ne deleas semen meum post me
2 Reg. 3-29 Nec deficiat... fluxum seminis sustinens
4- 8 Et dedit Dominus domino meo regi ultionem hodie de Saül et de semine ejus
7-12 Suscitabo semen tuum post te
22-51 Faciens misericordiam.. David et semini ej.
3 Reg. 2-33 Et in caput seminis ejus in sempiternum
David a., et semini ejus, et domui .. sit pax
11-14 Suscitavit.. Adad Idumæum de semine regio
-39 Et affligam semen David super hoc
4 Reg. 5-27 Lepra Naaman adhærebit tibi et semini t.
11- 1 Surrexit, et interfecit omne semen regium
17-20 Projecitque Dominus omne semen Israël
25-25 Fil. Nathaniæ, filii Elisama de semine regio
1 Par. 16-13 Semen Israël servi ejus : filii Jacob electi ej.
17-11 Suscitabo semen tuum post te
2 Par. 20- 7 Et dedisti eam semini Abraham amici tui
1 Esdr. 2-59 Et non potuerunt indicare... semen suum
9- 2 Et commiscuerunt semen sanctum cum pop.
2 Esdr. 7-61 Et non potuerunt indicare... semen suum
9- 2 Et separatum est semen filiorum Israël
- 8 Et Jebusæi, et Gergesæi, ut dares semini ej.
Tobiæ. 6-22 Ut in semine Abrahæ benedictionem in filiis consequaris
9-11 Sit semen vestrum benedictum a Deo Isr.
13-20 Beatus ero, si fuerint reliquiæ seminis mei
Esth. 6-13 Si de semine Judæorum est Mardochæus
9-27 Susceperunt Judæi super se et semen suum
-31 Observanda susceperunt a se et a semine s.
10- 3 Ea quæ ad pacem seminis sui pertinerent
Job. 5-25 Scies q. quon. multiplex erit semen tuum
14- 4 Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine?
18-19 Non erit semen ejus neque progenies
21- 8 Semen eorum permanet coram eis
Psal. 17-51 Faciens miseric.... David et semini ejus
20-11 Perdes : et semen eorum a filiis hominum
21-24 Universum semen Jacob, glorificate eum
-25 Timeat eum omne semen Israël
-31 Et semen meum serviet ipsi
24-13 Et semen ejus hæreditabit terram
36-25 Nec (*vidi*) semen ejus quærens panem
-26 Et semen illius in benedictione erit
-28 Injusti punientur : et semen impior. peribit
68-37 Et semen servorum ejus possidebit eam
88- 5 Usque in æternum præparabo semen tuum
-30 Et ponam in sæculum sæculi semen ejus
-37 Semen ejus in æternum manebit
101-29 Et semen eorum in sæculum dirigetur
104- 6 Semen Abraham, servi ejus : filii Jac. electi
105-27 Et ut dejiceret semen, eorum in nationibus
111- 2 Potens in terra erit semen ejus
125- 6 Euntes ibant et flebant, mittentes semina s.
Prov. 11-21 Semen autem justorum salvabitur
Eccle. 11- 6 Mane semina semen tuum, et vespere
Sap. 3-16 Et ab iniquo thoro semen exterminabitur
7- 2 Coagulatus sum in sanguine, ex semine hom.
10-15 Semen sine querela liberavit a nationibus
12-11 Semen enim erat maledictum ab initio
14- 6 Confugiens, remisit sæculo semen nativitatis
Eccli. 10-23 Semen hominum honorabitur hoc, quod timet Deum: semen a. hoc exhonorabitur
41- 9 Cum semine illorum assiduitas opprobrii
44-11 Cum semine eorum permanent bona
-12 Et in testamentis stetit semen eorum
-13 Semen eorum, et gloria eorum non derelinquetur
-23 Ut stellas exaltare semen ej., et hæreditare
45-19 Factum est illi... et semini ejus sicut dies
-26 Edent, quæ dedit illi et semini ejus
-30 Ut sit illi et semini ejus sacerdotii dignitas
-31 Hæreditas ipsi et semini ejus
46-11 Et semen ipsius obtinuit hæreditatem
47-22 Profanasti semen tuum inducere iracund.
-24 Semen ejus qui diligit Dom. non corrumpet
-27 Et dereliquit post se de semine suo
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici... semini nequam
- 9 Nisi Dom. exercit. reliquisset nobis semen
6-13 Semen sanctum erit id, quod steterit in ea
14-20 Non vocabitur in æternum semen pessimor.
-29 Regulus, et semen ejus absorbens volucrem
17-11 Labrusca, et mane semen tuum flor bit
23- 3 In aquis multis semen Nili, messis fluminis

Isai. 27- 6 Et implebunt faciem orbis semine
30-23 Et dabitur pluvia semini tuo
41- 8 Jacob quem elegi, semen Abrah. amici m.
43- 5 Ab Oriente adducam semen tuum
44- 3 Effundam spiritum meum super semen t.
45-19 Non dixi semini Jacob : Frustra quærite me
-26 In Domino...laudabitur omne semen Israël
48-19 Et fuisset quasi arena semen tuum
53-10 Videbit semen longævum
54- 3 Et semen tuum gentes hæreditabit
55-10 Et dat semen serenti, et panem comedenti
57- 3 Accedite... semen adulteri et fornicariæ
- 4 Numq. non vos filii scelesti, semen mendax?
59-21 Non recedent de ore tuo, et de ore seminis tui, et de ore seminis seminis tui
61- 9 Et scient in gentibus semen eorum
Quia isti sunt semen cui benedixit Dom.
-11 Et sicut hortus semen suum germinat
65- 9 Et educam de Jacob semen, et de Juda
-23 Quia semen benedictorum Domini est
66-22 Sic stabit semen vestrum, et nomen vestr.
Jerem. 2-21 Plantavi te vin. electam, om. semen verum
7-15 Sicut projeci... universum semen Ephraim
22-28 Quare abjecti sunt ipse et semen ejus?
-30 Nec enim erit de semine ejus vir, qui sedeat
23- 8 Adduxit semen domus Israël de terra Aquil.
29-32 Visitabo sup. Semeïam...et sup. semen ej.
30-10 Et semen tuum de terra captivitatis eorum
31-27 Et seminabo domum Israël et domum Juda semine hominum et semine jumentorum
-36 Tunc et semen Isr. deficiet, ut non sit gens
-37 Et ego abjiciam universum semen Israël
33-22 Sic multiplicabo semen David servi mei
-26 Semen Jacob et David servi mei projiciam
Ut non assumam de semine ejus principes seminis Abraham, Isaac, et Jacob
36-31 Et visitabo contra eum et contra semen ej.
41- 1 Filii Elisama de semine regali, et optimates
46-27 Semen tuum de terra captivitatis tuæ
49-10 Vastatum est semen ejus, et fratres ejus
Ezech. 17- 5 Et tulit de semine terræ, et posuit illud in terra pro semine, ut firmaret radicem
-13 Tollet de semine regni, ferietq. cum eo fœd.
43-19 Qui sunt de semine Sadoc, qui accedunt
44-22 Sed virgines de semine domus Israël
Dan. 1- 3 Et de semine regio et tyrannorum
2-43 Commiscebuntur quidem humano semine
3-36 Pollicens quod multiplicares semen eorum
9- 1 In anno primo Darii... de semine Medorum
11- 6 Nec stabit semen ejus : et tradetur ipsa
13-56 Semen Chan., et non Ju., species decepit te
Amos. 9-13 Comprehendet... calcator uvæ mittentem semen
Aggæi. 2-20 Numquid jam semen in germine est
Zach. 8-12 Sed semen pacis erit : vinea dabit fructum s.
Malac. 2-15 Et quid unus quærit, nisi semen Dei?
1 Mac. 1-40 Facta est extera semini suo (*Jerusalem*)
5-62 Ipsi a. non erant de semine virorum illorum
7-14 Homo sacerdos de semine Aaron venit
10-29 Et coronas remitto et tertias seminis
2 Mac. 7-17 Videbis... qualiter te et semen t. torquebit
Matth. 13-24 Qui seminavit bonum semen in agro suo
-27 Nonne bonum semen seminasti in agro tuo?
-32 Quod minimum quidem est omn. seminibus
-37 Qui seminat bonum semen, est Filius hom.
-38 Bonum vero semen, hi sunt filii regni
22-24 Et suscitet semen fratri suo
-25 Et non habens semen, reliquit uxorem s.
Marc. 4-27 Semen germinet, et increscat dum nescit ille
-31 Minus est omnibus seminibus, quæ sunt
12-19 Et resuscitet semen fratri suo
-20 Et mortuus est, non relicto semine
-21 Et mortuus est : et nec iste reliquit semen
-22 Similiter septem : et non reliquerunt semen
Luc. 1-55 Sicut locutus est... Abraham et semini ej.
8- 5 Exiit qui seminat, seminare semen suum
-11 Est hæc a. parabola : Semen est verbum D.
20-28 Frater ejus... suscitet semen fratri suo
-31 Et non reliquerunt semen, et mortui sunt
Joan. 7-42 Quia ex semine David... venit Christus
8-33 Responderunt ei : Semen Abrahæ sumus
Act. 3-25 Et in semine t. benedicentur omnes familiæ
7- 5 Sed repromisit dare illi eam in possessionem, et semini ejus post ipsum
- 6 Quia erit semen ejus accola in terra aliena
13-23 Hujus Deus ex semine secundum promiss.
Rom. 1- 3 De Filio suo, qui factus est ei ex semine Dav.
4-13 Non enim per legem promissio Abrahæ aut semini ejus
-16 Ut... firma sit promissio omni semini
-18 Dictum est ei : Sic erit semen tuum
9- 7 Neque qui semen sunt Abrahæ, omnes filii
Sed, in Isaac vocabitur tibi semen
-29 Nisi Dom. Sabaoth reliquisset nobis semen
11- 1 Nam et ego Israëlita sum ex semine Abrah.

1 *Cor.* 15-38 Et unicuiq. seminum (*dat*) proprium corp.
2 *Cor.* 9-10 Qui autem administrat semen seminanti
Et multiplicabit semen vestrum, et augebit
11-22 Semen Abrahæ sunt, et ego
Galat. 3-16 Abrahæ dictæ s. promissiones, et semini ej.
Non dicit : Et seminibus, quasi in multis : sed quasi in uno : Et semini tuo
-19 Donec veniret semen, cui promiserat
-29 Si a. vos Christi : ergo semen Abrahæ estis
2 *Tim.* 2- 8 Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David
Hebr. 2-16 Sed semen Abrahæ apprehendit
11-11 Virtutem in conceptionem seminis accepit
-18 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
1 *Petr.* 1-23 Renati non ex semine corruptibili
1 *Joan.* 3- 9 Quoniam semen ipsius in eo manet
Apoc. 12-17 Abiit facere prælium cum reliq. de semine

SEMENTIS.

Gen. 1-12 Et habens unumquodque sementem
-29 Quæ habent in semetipsis sementem generis
8-22 Cunctis diebus terræ, sementis et messis
47-24 Quat. reliquas permitto vobis in sementem
Levit. 11-37 Si ceciderit sup. sementem, non polluet eam
-38 Si a. quispiam aqua sementem perfuderit
26- 5 Et vindemia occupabit sementem
-16 Frustra seretis sementem
27-16 Juxta mensuram sementis æstimabitur pret.
Deut. 21- 4 Quæ nunq. arata est, nec sementem recepit
22- 9 Ne et sementis quam sevisti, et quæ nasc.
28-38 Sementem multam jacies in terram
Job. 39-12 Numq. credes illi quod sementem reddat
Isai. 5-10 Triginta modii sementis facient modios tres
19- 7 Omnis sementis irrigua siccabitur, arescet
Jerem. 35- 7 Non ædificabitis, et sementem non seretis
- 9 Vineam, et agrum, et sementem non habuimus
Ezech. 36- 9 Et arabimini, et accipietis sementem
Marc. 4-26 Quemadmodum si homo jaciat sementem

SEMER *vel* SOMER.

Amri rex Israel emit montem Samariæ a Somer, et ædificavit ibi Samariam.

3 *Reg.* 16-24 Emitque montem Samariæ a Somer
Et vocavit nomen civitatis... nomine Semer

SEMERIA.

Unus ex his qui duxerant uxores alienigenas.

1 *Esdr.* 10-41 Ezrei, et Selemiaü, Semeria

SEMERON.

Mons in tribu Ephraim, in quo ædificavit Amri civitatem Samariam. Alia est Semeron, urbs regia Chananæorum, et fuit assignata tribui Zabulon.

Josue. 11- 1 Jabin rex Asor misit... et ad reg. Semeron
12-20 Rex Semeron unus, rex Achsaph unus
19-15 Et Naalol, et Semeron, et Jedala, et Bethl.
2 *Par.* 13- 4 Stetit ergo Abia super montem Semeron

SEMICINCTIA.

Act. 19-12 Ita ut etiam super languidos deferrentur a corpore ejus sudaria et semicinctia

SEMIDA.

Filius quintus Galaad filii Machir.

Num. 26-32 Et Semida, a quo familia Semidaïtarum
Josue. 17- 2 Filiis Sichem, et filiis Hepher, et fil. Semida
1 *Par.* 7-19 Erant autem filii Semida, Ahin et Sechem

SEMIDAITÆ.

Num. 26-32 Et Semida, a quo familia Semidaïtarum

SEMINARIUM.

Gen. 37- 5 Quæ causa majoris odii seminarium fuit

SEMINIVERBIUS.

Act. 17-18 Quid vult seminiverbius hic dicere?

SEMINO.

Exod. 23-10 Sex annis seminabis terram tuam
-16 Quæcumque seminaveris in agro
4 *Reg.* 19-29 Porro in tertio anno seminate et metite
Job. 4- 8 Et seminant dolores, et metunt eos
Psal. 106-37 Et seminaverunt agros, et plantaverunt vin.
125- 5 Qui seminant in lacrymis, in exult. metent
Prov. 6-14 Et omni tempore jurgia seminat
-19 Et eum, qui seminat inter fratres discordias
11-18 Seminanti autem justitiam merces fidelis
22- 8 Qui seminat iniquitatem, metet mala
Eccle. 11- 4 Qui observat ventum, non seminat
- 6 Mane semina semen tuum, et vespere
Eccli. 6-19 Quasi is qui arat, et seminat, accede ad eam
7- 3 Fili, non semines mala in sulcis injustitiæ
Isai. 17-10 Propterea... et germen alienum seminabis
30-23 Ubicumque seminaveris in terra
32-20 Beati, qui seminatis super omnes aquas
37-30 In anno autem tertio seminate, et metite
Jerem. 2- 2 In deserto, in terra quæ non seminatur
12-13 Seminaverunt triticum, et spinas messuer.
31-27 Et seminabo domum Israël et domum Juda
Osee. 2-23 Seminabo eam mihi in terra, et miserebor
8- 7 Ventum seminabunt, et turbinem metent
10-12 Seminate vobis in justitia, et metite
Mich. 6-15 Tu seminabis, et non metes : tu calcabis
Nahum. 1-14 Non seminabitur ex nomine tuo amplius
Aggæi. 1- 6 Seminastis multum, et intulistis parum
Zach. 10- 9 Et seminabo eos in populis
Matth. 13- 3 Dicens : Ecce exiit qui seminat, seminare
- 4 Dum seminat, quædam cecider. secus viam
-18 Vos ergo audite parabolam seminantis
-19 Et rapit quod seminatum est in corde ejus
Hic est qui secus viam seminatus est
-20 Qui a. super petrosa seminatus est, hic est
-22 Qui autem seminatus est in spinis, hic est
-23 Qui vero in terram bonam seminatus est
-24 Qui seminavit bonum semen in agro suo
-27 Nonne bonum semen seminasti in agro tuo?
-31 Quod accipiens homo seminavit in agro suo
-37 Qui seminat bonum semen, est Filius hom.
-39 Inimicus a., qui seminavit ea, est diabolus
25-24 Homo durus es, metis ubi non seminasti
-26 Piger, sciebas quia meto ubi non semino
Marc. 4- 3 Audite : Ecce exiit seminans ad seminandum
- 4 Et dum seminat, aliud cecidit circa viam
-14 Qui seminat, verbum seminat
-15 Qui circa viam, ubi seminatur verbum
Verbum, quod seminatum est in cordibus
-16 Similiter, qui super petrosa seminantur
-18 Et alii sunt, qui in spinis seminantur
-20 Hi sunt, qui super terram bon. seminati sunt
-31 Quod cum seminatum fuerit in terra
-32 Cum seminatum fuerit, ascendit, et fit maj.
Luc. 8- 5 Exiit qui seminat, seminare semen suum
Et dum seminat, aliud cecidit secus viam
12-24 Considerate corvos, quia non seminant
19-21 Et metis quod non seminasti
-22 Et metens quod non seminavi
Joan. 4-36 Ut, et qui seminat, simul gaudeat
-37 Alius est qui seminat, et alius est qui metit
1 *Cor.* 9-11 Si nos vobis spiritualia seminavimus
15-36 Insipiens, tu, quod seminas non vivificatur
-37 Et quod seminas, non corpus, quod futurum est, seminas, sed nudum granum
-42 Seminatur in corruptione, surget in incorr.
-43 Seminatur in ignobilitate, surget in gloria
Seminatur in infirmitate, surget in virtute
-44 Seminatur corpus animale, surget corpus
2 *Cor.* 9- 6 Qui parce seminat, parce et metet
Et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet
-10 Qui autem administrat semen seminanti
Galat. 6- 8 Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet
Quoniam qui seminat in carne sua, de carne
Qui a. seminat in spiritu, de spiritu metet
Jacob. 3-18 Fructus autem justitiæ, in pace seminatur

SEMIRAMOTH.

Duo sunt istius nominis Levitæ : primus erat cantor in diebus David; alter ex eorum est numero doctorum quos misit Josaphat rex ut docerent populum in civitatibus Juda.

1 *Par.* 15-18 Et Ben, et Jaziel, et Semiramoth, et Jahiel
-20 Zacharias autem, et Oziel, et Semiramoth
16- 5 Porro Jahiel, et Semiramoth, et Jehiel
2 *Par.* 17- 8 Asaël quoque, et Semiramoth, et Jonath.

SEMIS.

Exod. 25-10 Longitudo habeat duos et semis cubitos
Altitudo, cubitum similiter ac semissem
-17 Tenebit... et cubitum ac semissem latitudo
-23 Et in altitudine cubitum ac semissem
26-16 Habeant, et in latitud. singulos ac semissem
36-21 Unum ac semis cubitum latitudo retinebat
37- 1 Habentem duos semis cubitos in longitudine; et cubitum ac semissem in latitud.
- 6 Et cubiti ac semis in latitudine
10 Quæ habebat in altitudine cubitum ac semissem
Num. 34-15 Id est, duæ semis tribus, acceperunt part.
3 *Reg.* 7-32 Rota habebat altitudinis cubitum et semis

SEMITA.

Gen. 49-17 Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita
Num. 22-23 Quam cum... vellet ad semitam reducere
Judic. 5- 6 In diebus Jahel, quieverunt semitæ
20-31 Et cederent per duas semitas vertentes terga
-32 Fugientes ad supradict. semitas perducerent
Judith. 15- 2 Fugientes per vias camp. et semitas collium
Job. 6-18 Involutæ sunt semitæ gressuum eorum
6-19 Considerate semitas Thema, itinera Saba
13-27 Et observasti omnes semitas meas
16-23 Et semitam, per quam non revertar, ambulo
18-10 Abscondita... decipula illius super semitam
19- 8 Semitam meam circumsepsit
22-15 Numquid semitam sæcul. custodire cupis
24-13 Nec reversi sunt per semitas ejus
28- 7 Semitam ignoravit avis, nec intuitus est eam
30-12 Et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis
33-11 Custodivit omnes semitas meas
37-16 Numquid nosti semitas nubium magnas?
38-20 Et intelligas semitas domus ejus
41-23 Post eum lucebit semita, æstimabit abyssum
Psal. 8- 9 Pisces maris, qui perambulant semitas maris
16- 5 Perfice gressus meos in semitis tuis
17-46 Et claudicaverunt a semitis suis
22- 3 Deduxit me super semitas justitiæ
24- 4 Et semitas tuas edoce me
26-11 Dirige me in semitam rect. propter inimicos
43-19 Et declinasti semitas nostras a via tua
76-20 In mari via tua, et semitæ t. in aquis multis
77-50 Viam fecit semitæ iræ suæ
118-35 Deduc me in semitam mandatorum tuorum
-105 Verbum tuum, et lumen semitis meis
138- 3 Semitam meam, et funic. meum investigasti
-23 Interroga me, et cognosce semitas meas
141- 4 Et tu cognovisti semitas meas
Prov. 1-15 Prohibe pedem tuum a semitis eorum
-19 Sic semitæ omnis avari, animas possidentium rapiunt
2- 8 Servans semitas justitiæ, et vias sanctorum
- 9 Tunc intelliges... et omnem semitam bonam
-18 Et ad inferos semitæ ipsius
-19 Non revertentur, nec apprehend. semitas
3-17 Et omnes semitæ illius pacificæ
4-11 Ducam te per semitas æquitatis
-14 Ne delecteris in semitis impiorum
-18 Justorum a. semita, quasi lux splendens
-26 Dirige semitam pedibus tuis
5- 6 Per semitam vitæ non ambulant, vagi sunt
7-25 Neque decipiaris semitis ejus
8- 2 Supra viam, in mediis semitis stans
-20 Ambulo, in medio semitarum judicii
12-28 In semita justitiæ, vita : iter a. devium ducit
15-24 Semita vitæ super eruditum, ut declinet
16-17 Semita justorum declinat mala
17-23 Impius accipit, ut pervertat semitas judicii
22-25 Ne forte discas semitas ej., et sumas scand.
31-27 Consideravit semitas domus suæ
Sap. 5-10 Non est vestigium invenire, neque semitam
9-18 Et sic correctæ sint semitæ eorum
14- 3 Dedisti... inter fluctus semitam firmissimam
Isai. 2- 3 Et ambulabimus in semitis ejus
21-13 Ad vesperam dormietis, in semitis Dedanim
26- 7 Semita justi recta est, rectus callis justi
- 8 In semita judic. t., Domine, sustinuimus te
30-11 Auferte a me viam, declinate a me semitam
33- 8 Cessavit transiens per semitam
35- 8 Erit ibi semita et via, et via sancta vocabitur
40- 3 Rectas facite in solitudine semitas Dei nostri
-14 Et docuit eum semitam justitiæ, et erudivit
41- 3 Semita in pedibus ejus non apparebit
42-16 Et in semitis, quas ignoraverunt, ambulare
43-16 Qui dedit... et in aquis torrentibus semitam
49-11 Et semitæ meæ exaltabuntur
57-14 Viam fac., præbete iter, declinate de semita
58-12 Et vocaberis... avertens semitas in quietem
59- 8 Semitæ eorum incurvatæ sunt eis
Jerem. 6-16 Et videte, et interrogate de semitis antiquis
18-15 Et impingentes in viis suis, in semitis sæculi
Thren. 3- 9 Conclusit vias meas.. semitas meas subvertit
-11 Semitas meas subvertit, et confregit me
Baruc. 3-21 Neque intellexerunt semitas ejus
-23 Neque commemorati sunt semitas ejus
-31 Neque qui exquirat semitas ejus
4-13 Neque per semitas veritatis ejus... ingressi
Osee. 2- 6 Et semitas suas non inveniet
Joel. 2- 7 Et non declinabunt a semitis suis
Mich. 4- 2 Et ibimus in semitis ejus
Matth. 3- 3 Parate viam Dom. : rectas facite semitas ejus
Marc. 1- 3 Parate viam Dom. : rectas facite semitas ejus
Luc. 3- 4 Parate viam Dom. : rectas facite semitas ejus

SEMIVIVUS.

Sap. 18-18 Et alius alibi projectus semivivus
Luc. 10-30 Et plagis impositis abierunt semivivo relicto

SEMLA. *Quintus rex in Edom.*

Gen. 36-36 Regnavit pro eo Semla de Masreca
1 *Par.* 1-47 Regnavit pro eo Semla de Masreca
-48 Sed et Semla mortuus est, et regnavit

SEMLAI. *Princeps familiæ Nathinæorum.*

1 *Esdr.* 2-46 Filii Hagab, filii Semlaï, filii Hanan

SEMMA I.

Filius Age Ararites, tertius in prima triade fortissimorum exercitus David.

2 *Reg.* 23-11 Post hunc, Semma filius Age de Arari

SEMMA II.

Is et ipse unus est de fortissimis David.

2 *Reg.* 23-25 Semma de Harodi, Elica de Harodi

SEMMA III.

Etiam et is inter fortissimos David computatur.

2 *Reg.* 23-33 Semma de Orari, Ajam filius Sarar

SEMMAA *vel* SIMMAA.

Filius tertius Isai, frater David, pater Jonadab.

2 *Reg.* 13- 3 Erat a. Amnon amicus, nomine Jonadab, filius Semmaa fratris David
-32 Jonadab filius Semmaa fratris David

SEMMAATH.

Nomen est mulieris, cujus filius Zabad percussit et interfecit Joas in domo sua Mello.

2 *Par.* 24-26 Zabad filius Semmaath Ammanitidis

SEMPER.

Gen. 27-41 Oderat ergo semper Esaü Jacob pro bened.
Exod. 13- 9 Et ut lex Domini semper sit in ore tuo
25-15 Qui semper erunt in circulis
-30 Panes propositionis in conspectu m. semper
27-20 Piloq. contusum, ut ardeat lucerna semper
28-30 In pectore suo, in conspectu Dom. semper
32-13 Dabo semini vestro,et possideb.eam semper
Levit. 6-12 Ignis autem in altari semper ardebit
24- 4 Ponentur semper in conspectu Domini
25-32 Quæ in urbibus s., semper possunt redimi
Num. 4- 7 Panes semper in ea erunt
-16 Et sacrificium, quod semper offertur
22-30 Animal t. sum, cui semper sedere consuev.
28-23 Holoc. matutinum quod semper offeretis
Deut. 9- 7 Semper adversum Dominum contendisti
-24 Sed semper fuistis rebelles, a die qua nosse
11-12 Quam Dominus Deus tuus semper invisit
28-13 Et eris semper supra, et non subter
-33 Et sis semper calumniam sustinens
31-27 Semper contentiose egistis contra Domin.
1 *Reg.* 17-40 Tulit baculum suum, quem semper habebat
2 *Reg.* 3- 1 Proficiscens, et semper se ipso robustior
9- 7 Et tu comedes panem in mensa mea semper
-10 Comedet semper panem sup. mensam meam
3 *Reg.* 10- 8 Beati servi tui, qui stant coram te semper
22-18 Non prophetat mihi bon., sed semper mal.
4 *Reg.* 25-29 Comedebat panem semper in conspectu ej.
1 *Par.* 9-32 Ut semper novos per singula sabbata præp.
16-11 Quærite faciem ejus semper
17- 5 Sed fui semper mutans loca tabernaculi
-27 Et cœpisti benedicere domui servi tui, ut sit semper coram te
26-12 Ut semper principes custod... ministrarent
29-18 Semper in veneration. tui mens ista perm.
2 *Par.* 13-11 Ut accendantur semper ad vesperam
31- 3 Offeretur holocaustum, mane semper
Tobiæ. 2-13 Cum ab infantia sua semper Deum timuerit
4-19 Consilium semper a sapiente perquire
5-11 Et dixit : Gaudium tibi sit semper
Judith. 9-16 Mansuetor. semper tibi placuit deprecatio
Esth. 1-13 Sap. qui ex more regio semper ei aderant
9-21 Revertente semper anno solem. celebrarent
16-16 Et filios... maximi, semperque viventis Dei
Job. 15-21 Sonitus terroris semper in auribus illius
Cum pax sit, ille semper insidias suspicatur
31-23 Semper e. quasi tumentes sup. me fluctus
Psal. 15- 8 Providebam Dom. in conspectu m. semper
18-15 Meditatio cordis mei in conspectu t. semper
24-15 Oculi mei semper ad Dominum
33- 2 Semper laus ejus in ore meo
34-27 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
37-18 Et dolor meus in conspectu meo semper
39-12 Miseric. tua et veritas tua semper suscep.
-17 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
49- 8 Holoc. a. tua in conspectu m. sunt semper
50- 5 Et peccatum meum contra me est semper
68-24 Et dorsum eorum semper incurva
69- 5 Et dicant semper : Magnificetur Dominus
70- 6 In te cantatio mea semper
-14 Ego autem semper sperabo : et adjiciam
71-15 Et vivet... et adorabunt de ipso semper
72-23 Factus sum apud te : et ego semper tecum
73-23 Superbia eo. qui te oderunt ascendit semper
94-10 Et dixi : Semper hi errant corde
104- 4 Confirmamini : Quærite faciem ej. semper
108-15 Fiant contra Dominum semper
-19 Et sicut zona, qua semper præcingitur
118-33 Legem pone mihi..et exquiram eam semper
Psal. 118-44 Et custodiam legem tuam semper
-109 Anima mea in manibus meis semper
-117 Meditabor in justificationibus tuis semper
Prov. 11-24 Rapiunt non sua, et semper in egestate sunt
13-10 Inter superbos semper jurgia sunt
17-11 Semper jurgia quærit malus
21- 5 Cogitationes robusti semper in abundantia omnis a. piger semper in egestate est
28-14 Beatus homo, qui semper est pavidus
Eccle. 9- 4 Nemo est qui semper vivat
Sap. 11-22 Multum e. valere, tibi soli supererat semper
14-31 Perambulat semper injustorum prævaricat.
17-10 Semper e. præsumit sæva, perturbata consc.
Eccli. 1- 1 Sapientia a Do. D. est, et cum illo fuit semper
3-22 Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper
17-13 Viæ illorum coram ipso sunt semper
18-22 Non impediaris orare semper, et ne verearis
19- 9 Odiet te, et sic aderit tibi semper
22-23 Et qui in præceptis Dei permanet semper
25-36 Abscinde illam, ne semper te abutatur
27-11 Leo venationi insidiatur semper
38-32 Qui in sollicitudine positus est semper
50-30 Qui ponit illa in corde s., sapiens erit semper
Isai. 42-14 Tacui semper, silui, patiens fui
49-16 Muri tui coram oculis meis semper
58-11 Et requiem tibi dabit Dominus semper
64- 5 In ipsis fuimus semper, et salvabimur
65- 3 Provocat me ante faciem meam semper
Jerem. 6- 7 Coram me semper infirmitas et plaga
52-33 Et comedebat panem coram eo semper
Ezech. 43- 9 Et habitabo in medio eorum semper
46-13 Semper mane faciet illud
Dan. 6-16 Deus t., quem colis semper, ipse liberabit te
-20 Deus t., cui tu servis semper, putas-ne valuit
12- 2 Et alii in opprobrium ut videant semper
14-12 Et per illum ingrediebantur semper
Osee. 12- 6 Judicium custodi, et spera in Deo t. semper
Nahum. 3-19 Super quem non transiit malitia tua semper
Habac. 1-17 Et semper interficere gentes non parcet
1 *Mac.* 2-65 Ipsum audite semper, et ipse erit vobis pater
6-18 Et quærebant eis mala semper
8-15 Consilium agentes semper de multitudine
15-25 Admovens ei semper manus, et machinas
2 *Mac.* 13-10 Quo, sicut semper, et nunc adjuvaret eos
14-24 Habebat a. Judam semper charum ex animo
-34 Qui semper propugnator esset gentis ipsor.
15- 7 Machabæus autem semper confidebat
-40 Sicut enim vinum semper bibere, aut semper aquam, contrarium est
Ita legentibus, si semper exactus sit sermo
Matth. 18-10 In cœlis semper vident faciem Patris mei
26-11 Nam semper pauperes habetis vobiscum : me autem non semper habetis
Marc. 5- 5 Et semper die ac nocte in monumentis..erat
14- 7 Semper enim pauperes habetis vobiscum
Me autem non semper habetis
15- 8 Cœpit rogare, sicut semper faciebat illis
Luc. 15-31 Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua
18- 1 Quon. oportet semper orare, et non deficere
24-53 Et erant semper in templo, laudantes
Joan. 6-34 Domine, semper da nobis panem hunc
7- 6 Tempus autem vestrum semper est paratum
8-29 Quia ego, quæ placita sunt ei, facio semper
11-42 Ego autem sciebam quia semper me audis
12- 8 Pauperes enim semper habetis vobiscum : me autem non semper habetis
18-20 Ego semper docui in synagoga et in templo
Act. 2-25 ProvidebamDom. in conspectu meo semper
7-51 Vos semper Spiritui sancto resistitis
10- 2 Religiosus... et deprecans Deum semper
24- 3 Semper et ubique suscipimus, optime Felix
-16 Studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum, et ad homines semper
Rom. 1-10 Semper in orationibus meis : obsecrans
11-10 Et dorsum eorum semper incurva
1 *Cor.* 1- 4 Gratias ago Deo meo semper pro vobis
15-58 Abundantes in opere Domini semper
2 *Cor.* 2-14 Qui semper triumphat nos in Christo Jesu
4-10 Semper mortificationem Jesu... circumfer.
-11 Semper e. nos, qui vivimus, in mortem trad.
5- 6 Audentes igitur semper, scientes
6-10 Quasi tristes, semper autem gaudentes
9- 8 In omn. semper om. sufficientiam habentes
Galat. 4-18 Bonum autem æmulamini in bono semper
Ephes. 5-20 Gratias agentes semper pro omnibus
Philip. 1- 4 Semper in cunctis orationibus meis
-20 Sic. semper, et nunc magnificabitur Christus
2-12 Itaq. charissimi mei (sicut semper obedist.)
4- 4 Gaudete in Dom. semper : Iter. dico, gaudete
Colos. 1- 3 Gratias agimus... semper pro vobis orantes
4- 6 Sermo vest. semper in gratia sale sit condit.
-12 Semper sollicitus pro vobis in orationibus
1 *Thes.* 1- 2 Gratias agimus Deo semper pro omnib. vob.
2-16 Ut impleant peccata sua semper
3- 6 Memoriam nostri habetis bonam semper
1 *Thes.* 4-16 Et sic semper cum Domino erimus
5-15 Sed semper quod bonum est sectamini
-16 Semper gaudete. (-17) Sine intermiss. orate
2 *Thes.* 1- 3 Gratias agere debemus semper Deo pro vob.
-11 In quo etiam oramus semper pro vobis
2-12 Debemus gratias agere Deo semper pro vob.
2 *Tim.* 3- 7 Semper discentes, et nunquam ad scientiam
Tit. 1-12 Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ
Phile. - 4 Semper memoriam tui faciens in orationib.
Hebr. 3-10 Et dixi : Semper errant corde
7-25 Semper vivens ad interpellandum pro nobis
9- 6 In priori quidem tabernaculo semper introibant sacerdotes
13-15 Ergo offeramus hostiam laudis semper Deo
1 *Petr.* 3-15 Parati semper ad satisfactionem o. poscenti
2 *Petr.* 1-12 Incipiam vos semper commonere de his

SEMPITERNUS, A, UM.

Gen. 9-12 Quæ est vobisc. in generationes sempiternas
-16 Et recordabor fœderis sempiterni quod pactum est
13-15 Tibi dabo, et semini t., usq. in sempiternum
17- 7 Statuam pactum meum..fœdere sempiterno
-19 Pactum meum illi in fœdus sempiternum
48- 4 Daboq. tibi... in possessionem sempiternam
Exod. 12-14 Et celebrabitis eam... cultu sempiterno
14-13 Nequaq. ultra videbitis usq. in sempiternum
28-43 Legitimum sempiternum erit Aaron
30- 8 Uret thymiama sempiternum coram Dom.
-21 Legitimum sempiternum erit ipsi et semini
31-16 Pact. est sempiternum (-17) inter me et fil.
40-13 In sacerdotium sempiternum proficiat
Levit. 6-18 Legitimum ac sempiternum erit in generat.
-20 Decimam partem ephi offerent similæ in sacrificio sempiterno
10- 9 Præceptum sempiternum est in generationes
16-29 Eritque vobis hoc legitimum sempiternum
-34 Eritque vobis hoc legitimum sempiternum
17- 7 Legitimum sempiternum erit illis et posteris
23-14 Præceptum est sempiternum in generation.
-21 Legitim. sempiternum erit in cunctis habit.
-31 Legitim. sempiternum erit vobis in cunctis
-41 Legitimum sempiternum erit in generation.
24- 8 Suscepti a filiis Israël fœdere sempiterno
25-34 Non veneant, quia possessio sempiterna est
Num. 10- 8 Eritque hoc legitimum sempiternum
18- 8 Tradidi tibi et filiis t... legitima sempiterna
-19 Pactum salis est sempiternum coram Dom.
-23 Legitimum sempiternum erit in generation.
19-21 Erit hoc præceptum legitim. sempiternum
25-13 Semini ejus pactum sacerdotii sempiternum
28- 3 Duos quotidie in holocaustum sempiternum
-10 Quæ rite funduntur per singula sabbata in holocaustum sempiternum
-15 Pro peccatis in holocaustum sempiternum
29- 6 Et holocaustum sempiternum cum libation.
-11 Holocaustum sempiternum, cum sacrificio
-16 Absque holocausto sempiterno et sacrificio
-19 Absq. holocausto sempiterno sacrificioque
-22 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-25 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-28 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-31 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-34 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
-38 Absque holocausto sempiterno sacrificioq.
35-29 Hæc sempiterna erunt, et legitima in cunctis
Deut. 5-29 Ut bene sit eis et filiis eor. in sempiternum
12-28 Ut bene sit tibi et filiis tuis post te in sempiternum
13-16 Ita ut... et sit tumulus sempiternus
18- 5 Ministret...ipse, et filii ejus in sempiternum
23- 6 Cunctis diebus vitæ tuæ in sempiternum
28-46 Et in semine tuo usque in sempiternum
29-29 Quæ manifesta sunt..usque in sempiternum
33-27 Habitaculum ejus sursum, et subter brachia sempiterna
Josue. 8-28 Et fecit eam tumulum sempiternum
Judic. 2- 1 Pactum meum vobiscum in sempiternum
1 *Reg.* 2-30 In conspectu meo, usque in sempiternum
13-13 Jam nunc præparasset Dominus regnum tuum super Israël in sempiternum
20-15 Non auferes misericordiam tuam a domo mea usque in sempiternum
-23 Sit Dom. inter me et te usq. in sempiternum
-42 Dom. sit inter me et te..usq. in sempiternum
27-12 Erit igitur mihi servus sempiternus
2 *Reg.* 3-28 Apud Dominum, usque in sempiternum
7-13 Et stabiliam thronum regni ejus usque in sempiternum
-24 Firmasti enim tibi populum tuum Israël in populum sempiternum
-25 Et sup. domum ejus, suscita in sempiternum
-26 Ut magnificetur nomen tuum usque in sempiternum
-29 Benedic... ut sit in sempiternum coram te

2 *Reg.* 7-29 Benedicetur domus servi t. in sempiternum
12-10 Non recedet gladius..usque in sempiternum
22-51 Et faciens misericordiam Christo suo Dav. et semini ejus in sempiternum
3 *Reg.* 2-33 Et in caput seminis ejus in sempiternum
-45 Stabilis coram Dom. usque in sempiternum
8-13 Firmissimum solium tuum in sempiternum
9- 3 Ut ponerem nomen m. ibi in sempiternum
- 5 Thronum regni tui sup. Isr. in sempiternum
10- 9 Eo quod dilexerit Dom.Isr. in sempiternum
4 *Reg.* 5-27 Sed et lepra Naaman adhærebit tibi, et semini tuo, usque in sempiternum
21- 7 Ponam nomen meum in sempiternum
1 *Par.* 16-15 Recordamini in sempiternum pacti ejus
-17 Et constituit... Isr. in pactum sempiternum
17-14 Et statuam eum... usque in sempiternum
-24 Magnificetur nom. t. usq. in sempiternum
23-13 Ut ministraret... filii ejus in sempiternum
28- 4 Ut essem rex super Israël in sempiternum
- 8 Et relinquatis eam filiis vestris post vos usque in sempiternum
2 *Par.* 2- 4 Et ad propositionem panum sempiternam In sempiternum, quæ mandata sunt Israëli
7-16 Ut sit nomen meum ibi in sempiternum
13- 5 Regnum David sup. Isr. in sempiternum
20- 7 Dedisti eam semini Abr... in sempiternum
33- 7 Ponam nomen meum in sempiternum
2 *Esdr.* 10-33 Et ad sacrificium sempiternum, et in holoc.
Judith. 16-21 Ut urantur, et sentiant usq. in sempiternum
Esth. 14- 5 Ut possideres hæreditatem sempiternam
-10 Prædicent carnalem regem in sempiternum
16-24 Sed etiam bestiis invia sit in sempiternum
Job. 10-22 Sed sempiternus horror inhabitat
40-23 Numq.. accipies eum servum sempiternum?
Psal. 77-66 Opprobrium sempiternum dedit illis
105-31 In generat. et generat. usq. in sempiternum
Prov. 10-25 Justus a. quasi fundamentum sempiternum
Sap. 11- 7 Nam pro fonte quidem sempiterni fluminis
Eccli. 24-34 In throno honoris sedentem in sempitern.
27- 9 Et proteget te in sempiternum
47-15 Et pararet sanctitatem in sempiternum
48-27 Usque in sempiternum (-28) ostendit futura
49-14 Paratum in gloriam sempiternam
50-25 Det... fieri pacem in diebus nostris in Israël per dies sempiternos
Isai. 9- 7 Amodo et usque in sempiternum
24- 5 Dissipaverunt fœdus sempiternum
25- 2 Ut non sit civitas, et in sempiternum non ædificetur
- 8 Præcipitabit mortem in sempiternum
32-17 Silentium, et securitas usq. in sempiternum
33-14 Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis?
-20 Nec auferentur clavi ejus in sempiternum
34-10 In sempiternum ascendet fumus ejus
35-10 Cum.. lætitia sempiterna super caput eorum
40-28 Deus sempiternus Dom., qui creavit term.
47- 7 Et dixisti : In sempiternum ero domina
51- 6 Salus autem mea in sempiternum erit
- 8 Salus autem mea in sempiternum erit
-11 Et lætitia sempiterna super capita eorum
54- 8 In misericord. sempiterna misertus sum tui
55- 3 Et feriam vobiscum pactum sempiternum
56- 5 Nom. sempiternum dabo eis, q. non peribit
57-16 Non enim in sempiternum litigabo
59-21 Amodo et usque in sempiternum
60-19 Sed erit tibi Domin. in lucem sempiternam
-20 Quia erit tibi Domin. in lucem sempiternam
61- 7 Lætitia sempiterna erit eis
63-12 Ut faceret sibi nomen sempiternum
65-18 Et exultabitis usque in sempiternum, in his
Jerem. 5-22 Præcept. sempiternum quod non præteribit
10-10 Ipse Deus vivens, et rex sempiternus
17-25 Et habitabitur civitas hæc in sempiternum
18-16 Fieret terra eor... in sibilum sempiternum
20-11 Non intellexerunt opprobr. sempiternum
23-40 Et dabo vos in opprobrium sempiternum
25- 9 In sibilum, et in solitudines sempiternas
-12 Et ponam illam in solitudines sempiternas
32-40 Et feriam eis pactum sempiternum
35- 6 Non bibetis vinum... usque in sempiternum
49-13 Civitates ej. er. in solitudines sempiternas
50- 5 Et apponentur ad Dom. fœdere sempiterno
-39 Non inhabitabitur ultra usq. in sempiternum
51-39 Ut... et dormiant somnum sempiternum
-57 Et dormient somnum sempiternum
Thren. 3- 6 Collocavit me, quasi mortuos sempiternos
-31 Quia non repellet in sempiternum Domin.
Baruc. 2-35 Statuam illis testamentum alterum sempiternum
3- 3 Tu sedes in sempiternum, et nos peribimus
-13 Habitasses utique in pace sempiterna
4-23 Cum gaudio et jucunditate in sempiternum
-29 Adducet vobis sempiternam jucunditatem
5- 1 Quæ a Deo tibi est, sempiternæ gloriæ
Baruc. 5- 4 Nominabitur enim tibi nomen tuum a Deo in sempiternum
Ezech. 16-60 Et suscitabo tibi pactum sempiternum
26-20 Descendunt in lac. ad popul. sempiternum
-21 Requisita non inven. ultra in sempiternum
35- 5 Eo quod fueris inimicus sempiternus
- 9 In solitudines sempiternas tradam te
36- 2 Altitudines sempiternæ in hæreditatem
37-25 Filii filiorum eorum, usque in sempiternum
-26 Fœdus pacis, pactum sempiternum erit eis
46-15 Faciet agnum... holocaustum sempiternum
Dan. 2- 4 Rex, in sempiternum vive : dic somnium
3-100 Et regnum ejus regnum sempiternum
4-31 Et viventem in sempiternum laudavi Quia potestas ejus potestas sempiterna
7-27 Cujus regnum, regnum sempiternum est
9-24 Et adducatur justitia sempiterna
Osee. 2-19 Et sponsabo te mihi in sempiternum
Joel. 2-26 Non confundetur pop. meus in sempiternum
Zach. 1- 5 Prophetæ numq. in sempiternum vivent ?
Matth. 21-19 Nunq. ex te fruct. nascatur in sempiternum
Rom. 1-20 Sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas
2 *Thes.* 3-16 Dom. pacis det vobis pacem sempiternam
1 *Tim.* 6-16 Cui honor et imperium sempiternum. Am.
Hebr. 7-24 Hic a... sempiternum habet sacerdotium
10-12 In sempiternum sedet in dextera Dei
-14 Consummavit in sempiternum sanctificatos

SEMRAN.

Filius quartus Issachar filii Jacob.

Num. 26-24 Semran, a quo familia Semranitarum

SEMRANITÆ.

Num. 26-24 Semran, a quo familia Semranitarum

SEMRI I.

Filius Samaia, in tribu Simeon.

1 *Par.* 4-37 Allon filii Idaïa filii Semri filii Samaïa

SEMRI II.

Levita, filius Hosa, et princeps familiæ Leviticæ.

1 *Par.* 26-10 De filiis Merari : Semri princeps

SEMRON.

Filius Issachar quartus. Idem est cum Semran.

Gen. 46-13 Filii Issachar... Phua et Job et Semron

SEN.

Nomen loci non procul a lapide Adjutorii, Austrum versus.

1 *Reg.* 7-12 Posuit eum inter Masphath et inter Sen

SENAA.

Princeps familiæ, quæ ascendit de Babylone cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2-35 Filii Senaa, tria millia sexcenti triginta
2 *Esdr.* 7-38 Filii Senaa, tria millia nongenti triginta

SENATOR.

Prov. 31-23 Quando sederit cum senatoribus terræ
Dan. 6- 7 Consilium inierunt... senatores et judices

SENATUS.

2 *Mac.* 1-10 Senatusque, et Judas, Aristobolo magistro
11-27 Rex Antiochus senatui Judæorum

SENE. *Rupes opposita rupi Boses.*

1 *Reg.* 14- 4 Nomen uni Boses, et nomen alteri Sene

SENECTA.

Psal. 70-18 Et usque in senectam et senium
91-15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi
Eccli. 3-14 Fili, suscipe senectam patris tui
30-26 Et ante tempus senectam adducet cogitatus
Isai. 46- 4 Usque ad senectam ego ipse... portabo

SENECTUS.

Gen. 15-15 Sepultus in senectute bona
21- 2 Concepitq. et peperit filium in senectute sua
24-36 Et peperit Sara... in senectute sua
25- 8 Et deficiens mortuus est in senectute bona
37- 3 Eo quod in senectute genuisset eum
44-20 Parvulus, qui in senectute illius natus est
48-10 Oculi e. Israël caligab. præ nimia senectute
Deut. 33-25 Sicut dies juventutis tuæ, ita et senectus tua
Judic. 8-32 Mortuusq. est Gedeon... in senectute bona
Ruth. 1-12 Et abite : jam e. senectute confecta sum
4-15 Et habeas qui... et enutriat senectutem
3 *Reg.* 14- 4 Quia caligaverant oculi ejus præ senectute
15-23 In tempore senectutis suæ doluit pedes
1 *Par.* 29-28 Et mortuus est in senectute bona, plenus
Tobiæ. 5-23 Et dicere : Baculum senectutis nostræ tulisti
6-15 Deponam senectutem illorum cum tristitia
10- 4 Baculum senectutis nostræ, solatium vitæ
14-15 Invenitq. eos incolumes in senectute bona
Psal. 70- 9 Ne projicias me in tempore senectutis
91-11 Et senectus mea in misericordia uberi
Prov. 16-31 Corona dignitatis senectus
Sap. 3-17 Et sine honore erit novissima senectus illor.
4- 8 Senectus enim venerabilis est non diuturna
- 9 Et ætas senectutis, vita immaculata
Eccli. 8- 7 Ne spernas hominem in sua senectute
25- 5 Quomodo in senectute tua invenies ?
46-11 Et usque in senectutem permansit illi virtus
Dan. 13-50 Quia tibi Deus dedit honorem senectutis
2 *Mac.* 6-23 At ille cogitare cœpit ætatis ac senectutis suæ eminentiam dignam
-25 Atq. execrationem meæ senectuti conquiram
-27 Senectute quidem dignus apparebo
Luc. 1-36 Et ipsa concepit filium in senectute sua

SENESCO.

Gen. 27- 1 Senuit a. Isaac, et caligaverunt oculi ejus
- 2 Cui pater : Vides, inquit, quod senuerim
Josue. 13- 1 Dixit Dom. ad eum : Senuisti, et longævus es
23- 2 Ego senui, et progressioris ætatis sum
1 *Reg.* 8- 1 Factum est autem cum senuisset Samuël
- 5 Tu senuisti, et filii tui non ambulant in viis
12- 2 Ego autem senui, et incanui
3 *Reg.* 1- 1 Et rex David senuerat, habebatque ætatis
-15 Rex aut. senuerat nimis, et Abisag Sunam.
2 *Par.* 24-15 Senuit autem Joiada plenus dierum
Job. 14- 8 Si senuerit in terra radix ejus
41-23 Æstimabit abyssum quasi senescentem
Psal. 36-25 Etenim senui : et non vidi just. derelictum
Prov. 22- 6 Etiam cum senuerit, non recedet ab ea
23-22 Et ne contemnas, cum senuerit mater tua
Eccli. 8- 7 Etenim ex nobis senescunt
1 *Mac.* 16- 3 Nunc autem senui, sed estote loco meo
Joan. 21-18 Cum autem senueris, extendes manus tuas
Hebr. 8-13 Quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est

SENEX *et* SENIOR.

Gen. 18-11 Erant autem ambo senes, provectæq. ætatis
19- 4 Vallaverunt domum a puero usq. ad senem
-31 Major ad minorem : Pater noster senex est
21- 7 Sara lactaret fil. quem peperit ei jam seni
24- 1 Erat a. Abraham senex, dierumq. multorum
- 2 Dixitque ad servum seniorem domus suæ
35-29 Et appositus est populo suo senex
43-27 Dicens : Salvus-ne est pater vester senex
44-20 Est nobis pater senex, et puer parvulus
46- 5 Quæ miserat Pharao ad portandum senem
48- 2 Dictumque est seni : Ecce filius tuus Joseph
50- 7 Ierunt cum eo om. senes domus Pharaonis
Exod. 3-16 Vade, et congrega seniores Israël, et dices
4-29 Congregaverunt cunctos seniores filior. Isr.
10- 9 Cum parvulis nost. et senioribus pergemus
12-21 Vocavit a. Moyses o. seniores filiorum Isr.
17- 5 Et sume tecum de senioribus Israël
- 6 Fecit Moyses ita coram senioribus Israël
18-12 Veneruntq. Aaron et omnes seniores Israël
24- 1 Nadab, et Abiu, et septuaginta senes ex Isr.
24- 9 Et Abiu et septuaginta de senioribus Israel
-14 Senioribus ait : Expectate hic donec
Levit. 4-15 Ponent seniores populi manus super caput
19-32 Et honora personam senis
Num. 11-16 Septuaginta viros de senibus Israël, quos tu nosti quod senes populi sint ac magistri
-24 Congregans septuaginta viros de senibus Is.
16-25 Sequentibus eum senioribus Israël
22- 7 Perrexeruntque seniores Moab, et majores
Deut. 19-12 Mittent seniores civitatis illius
21- 3 Seniores civitatis illius tollent vitulam
-19 Et ducent ad seniores civitatis illius
22-15 Signa virginitatis ejus ad seniores urbis
-17 Expandent vestimentum coram senioribus
-18 Apprehendentque senes urbis illius virum
25- 9 Accedet mulier ad eum coram senioribus
27- 1 Præcepit autem Moyses et seniores Israel
28-50 Gent. procacissimam, quæ non deferat seni
31- 9 Tradidit eam... cunctis senioribus Israël
32-25 Vastabit... lactentem cum homine sene
Josue. 6-21 Interfecerunt... ab infante usque ad senem
7- 6 Tam ipse, quam omnes senes Israël
8-10 Ascendit cum senioribus in fronte exercitus
9-11 Dixeruntque nobis seniores et omnes
13- 1 Josuë senex, provectæque ætatis erat
20- 4 Et loquetur senioribus urbis illius ea
24-31 Cunctis diebus Josuë et seniorum
Judic. 2- 7 Cunctis diebus ejus et eniorum
8-14 Nomina principum et seniorum Soccoth
-16 Tulit ergo seniores civitatis et spinas deserti
19-16 Apparuit homo senex, revertens de agro
-17 Vidit senex sedent. hominem cum sarcinulis
-20 Cui respondit senex : Pax tecum sit
-22 Et circumdantes domum senis
-23 Egressusque est ad eos senex, et ait : Nolite
Ruth. 4- 2 Tollens a. Booz decem viros de senioribus

1 Reg. 2-22 Heli autem erat senex valde, et audivit
-31 Ut non sit senex in domo tua
-32 Et non erit senex in domo tua
4-18 Senex enim erat vir et grandævus
11- 3 Dixerunt ad eum seniores Jabes : Concede
15-30 Honora me coram senioribus populi mei
16- 4 Admirati sunt seniores civitatis, occurrentes
17-12 Et erat vir in diebus Saul senex
28-14 Vir senex ascendit, et ipse amictus est
30-26 Et misit dona de præda senioribus Juda
2 Reg. 3-17 Intulit Abner ad seniores Israël, dicens
5- 3 Venerunt quoque et seniores Israël
12-17 Venerunt autem seniores domus ejus
17-15 Consilium dedit... senioribus Israel
19-32 Erat a. Berzellaï Galaadites senex valde
3 Reg. 8- 3 Veneruntque cuncti senes de Israël
11- 4 Cumque jam esset senex, depravatum est
12- 6 Iniit consilium rex Roboam cum senioribus
- 8 Qui dereliquit consilium senum
-13 Derelicto consilio seniorum, quod ei deder.
13-11 Prophetes autem quidam senex habitabat
-25 In qua prophetes ille senex habitabat
-29 Reversus intulit in civitatem prophetæ senis
20- 7 Vocavit a. rex Israël omnes seniores terræ
4 Reg. 4-14 Filium e. non habet, et vir ejus senex est
6-32 In domo sua, et senes sedebant cum eo
Dixit ad senes : Numq. scitis quod miserit
19- 2 Et senes de sacerdotibus, opertos saccis
23- 1 Ad eum omnes senes Juda et Jerusalem
1 Par. 23- 1 Igitur David senex et plenus dierum
26-15 In qua parte domus erat seniorum concilium
2 Par. 5- 4 Cumque venissent cuncti seniorum Israël
10- 6 Iniit consilium cum senibus : qui steterant
- 8 At ille reliquit consilium senum
-13 Derelicto consilio seniorum : (-14)locutus q.
36-17 Non est misertus... virginis et senis
1 Esdr. 3-12 Et seniores, qui viderant templum
5- 5 Oculus a. Dei eorum factus est super senes
- 9 Interrogavimus ergo senes illos
6- 7 A duce Judæorum, et a senioribus eorum
-14 Seniores autem Judæorum ædificabant
10- 8 Juxta consilium principum et seniorum
-14 Cum his seniores per civitatem et civitat.
Tobiæ.13- 1 Aperiens autem Tobias senior os suum
Judith. 6-12 In medio itaque seniorum, et in conspectu
Esth. 3-13 Delerent omnes... a puero usque ad senem
Job. 12-20 Et doctrinam senum auferens
15-10 Et senes et antiqui sunt in nobis
29- 8 Et senes assurgentes stabant
32- 4 Eo quod seniores essent qui loquebantur
- 9 Nec senes intelligunt judicium
42-16 Et mortuus est senex et plenus dierum
Psal. 104-22 Et senes ejus prudentiam doceret
106-32 Et in cathedra seniorum laudent eum
118-100 Super senes intellexi : quia mandata tua
148-12 Et virgines, senes cum junioribus, laudent
Prov. 17- 6 Corona senum filii filiorum : et gloria
20-29 Et dignitas senum, canities
Eccle. 4-13 Melior est puer pauper et sapiens rege sene
Sap. 8-10 Et honorem apud seniores juvenis
Eccli. 8-11 Non te prætereat narratio seniorum
9-24 In sensu vero seniorum verbum
25- 4 Senem fatuum et insensatum
- 8 Corona senum multa peritia, et gloria illor.
32-13 Et ubi sunt senes, non multum loquaris
42- 8 Et de senioribus, qui judicantur ab adol.
Isai. 3- 2 Et prophetam, et ariolum, et senem
- 5 Tumultuabitur puer contra senem
-14 Ad judicium veniet cum senibus populi sui
20- 4 Transmigrationem Æthiopiæ, juv. et senum
24-23 Et in conspectu senum s. fuerit glorificatus
37- 2 Et seniores de sacerdotibus, opertos saccis
47- 6 Super senem aggravasti jugum tuum valde
65-20 Et senex qui non impleat dies suos
Jerem. 6-11 Capietur, senex cum pleno dierum
19- 1 A senioribus populi, et a senioribus sacerd.
26-17 Surrexerunt ergo viri de senioribus terræ
29- 1 Ad reliquias seniorum transmigrationis
31-13 Lætabitur virgo in choro, juvenes et senes
51-22 Et collidam in te senem et puerum
Thren. 1-19 Et senes mei in urbe consumpti sunt
2-10 Sederunt in terra, conticuerunt senes filiæ
-21 Jacuerunt in terra foris puer et senex
4-16 Non erubuerunt, neque senum miserti sunt
5-12 Facies senum non erubuerunt
-14 Senes defecerunt de portis, juven. de choro
Baruc. 4-16 Qui non sunt reveriti senem, neque pueror.
Ezech. 7-26 Lex peribit a sacerdote, et consilium a senioribus
8- 1 Et senes Juda sedebant coram me
-11 Et septuaginta viri de senioribus domus Isr.
-12 Quæ seniores domus Isr. faciunt in tenebris
9- 6 Senem, adolescentulum, et virginem
Cœperunt ergo a viris senioribus
1 Et venerunt ad me viri seniorum Israël

Ezech.20- 1 Venerunt viri de senioribus Israël
- 3 Fili hominis, loquere senioribus Israël
27- 9 Senes Giblii et prud. ejus habuerunt nautas
Dan. 13- 5 De populo duo senes judices in illo anno
Iniquitas de Babylone a senioribus judicibus
- 8 Videbant eam senes quotidie ingredientem
-16 Præter duos senes absconditos et contempl.
-18 Nesciebantque senes intus esse absconditos
-19 Surrexerunt duo senes, et accurrerunt
-24 Exclamaverunt aut. et senes adversus eam
-27 Postquam autem senes locuti sunt
-41 Credidit eis multitudo, quasi senibus et jud.
-50 Et dixerunt ei senes : Veni, et sede
Joel. 1- 2 Audite hoc senes, et auribus percipite
-14 Sanctificate jejunium, vocate cœtum, congregate senes
2-16 Coadunate senes, congregate parvulos
-28 Senes vestri somnia somniabunt
Zach. 8- 4 Adhuc habitabunt senes et anus in plateis
1 Mac. 1-27 Et ingemuerunt principes et seniores
2- 9 Trucidati sunt senes ejus in plateis
11-23 Et elegit de senioribus Israël et de sacerd.
12- 6 JONATHAS summus sacerdos, et seniores
-35 Et convocavit seniores populi
13-36 Amico regum, et senioribus et genti Jud.
14- 9 Seniores in plateis sedebant omnes
-20 Et senioribus, et sacerdotibus, et reliquo
-28 Et principum gentis, et seniorum regionis
16- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores
2 Mac. 4-44 Detulerunt missi tres viri a senioribus
5-13 Fiebant ergo cædes juvenum ac seniorum
6- 1 Misit rex senem quemdam Antiochenum
8-30 Et viduis, sed et senioribus facientes
13-13 Ipse vero cum senioribus cogitavit
14-37 Razias autem quidam de senioribus
Matth.15- 2 Transgrediuntur traditionem seniorum
16-21 Et multa pati a senioribus et Scribis
21-23 Principes sacerdotum, et seniores populi
26- 3 Principes sacerdotum, et seniores populi
-47 Missi a principibus sacerdotum et senioribus
-57 Ubi Scribæ et seniores convenerant
27- 1 Omnes principes sacerdotum et seniores
- 3 Retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus
-12 Cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus
-20 Principes autem sacerdotum et seniores
-41 Illudentes cum Scrib. et senioribus dicebant
28-12 Congregati cum senioribus, consilio accepto
Marc. 7- 3 Non mand., tenentes traditionem seniorum
- 5 Non ambulant juxta traditionem seniorum
8-31 Reprobari a senioribus et a summis sacerd.
10-33 Tradetur... Scribis et senioribus et damn.
11-27 Accedunt ad eum... Scribæ et seniores
14-43 A summis sacerd., et Scribis, et senioribus
-53 Et convenerunt... Scribæ et seniores
15- 1 Summi sacerdotes, cum senioribus et Scribis
Luc. 1-18 Ego enim sum senex, et uxor mea processit
7- 3 Misit ad eum seniores Judæorum, rogans
9-22 Multa pati, et reprobari a senioribus
15-25 Erat autem filius ejus senior in agro
20- 1 Convenerunt... et Scribæ cum senioribus
22-52 Et magistratus templi, et seniores
-66 Convenerunt seniores plebis, et principes
Joan. 3- 4 Quomodo potest homo nasci, cum sit senex?
8- 9 Exibant, incipientes a senioribus
Act. 2-17 Et seniores vestri somnia somniabunt
4- 5 Ut congregarentur principes eor. et seniores
- 8 Principes populi, et seniores, audite
-23 Principes sacerdotum et seniores dixissent
5-21 Convocaverunt concilium et omn. seniores
6-12 Commoverunt itaque plebem et seniores
11-30 Mittentes ad seniores per manus Barnabæ
15- 4 Suscepti sunt... ab Apostolis et senioribus
- 6 Conveneruntque Apostoli et seniores videre
-22 Tunc placuit Apostolis et senioribus
-23 Scribentes... APOSTOLI et seniores fratres
-41 Præcipiens custodire præcepta Apostolorum et seniorum
16- 4 Quæ er. decreta ab Apostolis et senioribus
21-18 Omnesque collecti sunt seniores
23-14 Accesserunt ad principes sacerd. et seniores
24- 1 Ananias, cum senioribus quibusdam
25-15 Adierunt me princ. sacerdotum et seniores
1 Tim. 5- 1 Seniorem ne increpaveris, sed obsecra
Tit. 2- 2 Senes ut sobrii sint, pudici, prudentes
Phile. - 9 Obsecro, cum sis talis, ut Paulus senex
Hebr. 11- 2 In hac e. testimonium consecuti sunt senes
1 Petr. 5- 1 Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro
- 5 Similiter adolescentes, subditi estote senioribus
2 Joan. - 1 Senior Electæ dominæ, et natis ejus
3 Joan. - 1 Senior Gaio charissimo, quem ego diligo
Apoc. 4- 4 Sup. thronos viginti quat. seniores sedentes
-10 Procidebant viginti quat. seniores ante sed.

Apoc. 5- 5 Unus de senioribus dixit mihi : Ne fleveris
- 6 Et ecce... in medio seniorum, Agnum stant.
- 8 Viginti quat. seniores ceciderunt cor. Agno
-11 Audivi vocem.. et animalium et seniorum
-14 Viginti quat. seniores ceciderunt in facies s.
7-11 Angeli stabant in circ. throni et seniorum
-13 Respondit unus de senioribus, et dixit mihi
11-16 Et viginti quatuor seniores... ceciderunt
14- 3 Et ante quatuor animalia et seniores
19- 4 Et ceciderunt seniores viginti quatuor

SENI, Æ.

Levit. 24- 6 Senos altrinsecus super mensam... statues
2 Reg. 21-20 Senos in manib pedibusq. habebat digitos
1 Par. 20- 6 Fuit homo longissimus, senos habens digit.
Apoc. 4- 8 Singula eorum habebant alas senas

SENIUM.

Psal. 70-18 Et usque in senectam et senium

SENNA.

Sanctus Hieronymus in Locis Hebraïcis ait esse petræ nomen; et forte est illa petra, cujus fit mentio Judic. 1-36, quæ cum ascensu Scorpionis statuitur esse Amorrhæorum terminus.

Num. 34- 4 Ita ut transeant in Senna, et perveniant

SENNAAB.

Rex Adamæ urbis Pentapoleos, quem devicit Chodorlahomor rex Ælam.

Gen. 14- 2 Inirent bellum...contra Sennaab regem

SENNAAR.

Campus Babylonis in quo regnavit Nemrod, et extructa est turris Babel. Unde egressus Assur ædificavit Niniven. Meminit hujus loci Josephus in primo Antiquitatum libro, ita scribens : « De campo qui in Babylonia regione » vocatur Sennaar, narrat Estiæus historicus, » dicens : Quidam sacerdotum profugi de tem- » plo Enyalii Jovis sacra rapientes, in Sen- » naar campum Babyloniæ pervenere. »

Gen. 10-10 Achad, et Chalanne, in terra Sennaar
11- 2 Invenerunt campum in terra Sennaar
14- 1 Ut Amraphel rex Sennaar, et Arioch
- 9 Et Amraphel regem Sennaar, et Arioch
Isai. 11-11 Ab Ælam, et a Sennaar, et ab Emath
Dan. 1- 2 Et asportavit ea in terram Sennaar
Zach. 5-11 Ut ædificetur ei domus in terra Sennaar

SENNACHERIB.

Anno mundi 3321, Romæ 21, ante J. Ch. 733. Rex Assyriorum, patri suo Salmanasaro successit. Hunc Herodotus Arabum et Assyriorum regem appellat. Cum magnis copiis invasit Ægyptum, et cum Sethone eorum rege Vulcani sacerdote bellum gessit. Ex Ægypto in Palæstinam reversus, Lachis obsedit, indeque Jerosolymam. Contra eum Tharaca rex Æthiopiæ Ægyptiis et Judæis auxilium misit. Quo rumore audito, minatorias et blasphemas litteras misit ad Ezechiam regem Juda Sennacherib, sed Deus per Angelum exercitum ejus delevit. Inde se cum pudore proripiens, reversus Niniven, in captivos Israelitas ferocire cœpit. At cum adoraret in templo Nesroch deum suum, Adramelech et Sarasar filii ejus percusserunt eum gladio, in Armeniam aufugerunt, et regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo.

4 Reg. 18-13 Ascendit Sennacherib rex Assyriorum
19-16 Audi omnia verba Sennacherib, qui misit
-20 Quæ deprecatus es me super Sennacherib
-36 Et reversus est Sennacherib rex Assyrior.
2 Par. 32- 1 Venit Sennacherib rex Assyriorum
- 2 Quod cum vidisset Ezechias, venisse scilicet Sennacherib
- 9 Misit Sennacherib rex Assyriorum servos s.
-10 Hæc dicit Sennacherib rex Assyriorum
-22 De manu Sennacherib regis Assyriorum
Tobiæ. 1-18 Cum regnaret Sennacherib filius ej. pro eo
-21 Deniq. cum reversus esset rex Sennacherib
Eccli. 48-20 In diebus ipsius ascendit Sennacherib
Isai. 36- 1 Ascendit Sennacherib rex Assyriorum
37-17 Et vide, et audi omnia verba Sennacherib
-21 Rogasti me de Sennacherib rege Assyriorum
-37 Et reversus est Sennacherib rex Assyriorum
1 Mac. 7-41 Qui missi erant a rege Sennacherib
2 Mac. 8-19 Et quod sub Sennacherib centum octoginta quinque millia perierunt
15-22 Interfecisti de castris Sennacherib centum

SENNESER.

Filius Jechoniæ filii Joakim.

1 Par. 3-18 Melchiram, Phadaïa, Senneser, et Jecemia

SENNIM.

Hebræa vox quæ vallem *et* quercum *significat; itaque LXX vertunt* usque ad quercum. *Fortassis non male jungi potest utraque versio, si dicamus fuisse vallem in qua esset quercetum.*

Judic. 4-11 Usque ad vallem, quæ vocatur Sennim

SENSATE.

Eccli. 13-27 Locutus est sensate, et non est datus ei locus

SENSATUS, A, UM.

2 Par 2-12 Qui dedit David regi filium... et sensatum
Eccli. 4-29 Et scientia, et doctrina in verbo sensati
5-15 Honor et gloria in sermone sensati
6-36 Et si videris sensatum, evigila ad eum
7-21 Noli discedere a muliere sensata et bona
-23 Servus sensatus sit tibi dilect. quasi anima t.
-27 Trade filiam... et homini sensato da illam
10- 1 Et principatus sensati stabilis erit
-28 Servo sensato liberi servient
15- 7 Et homines sensati obviabunt illi
16- 5 Ab uno sensato inhabitabitur patria
18-29 Sensati in verbis et ipsi sapienter egerunt
19- 2 Vinum et mulieres... et arguent sensatos
-26 Et ab occursu faciei cognoscitur sensatus
21- 8 Et sensatus scit labi se ab ipso
-19 Nam in labiis sensati invenietur gratia
-31 Tacitus et sensatus honorabitur
22-20 Cogitatus sensati... metu non depravabitur
25-11 Beatus qui habitat cum muliere sensata
26-18 Mulier sensata et tacita, non est immutatio
-26 Et vir sensatus contemptus
33- 3 Homo sensatus credit legi Dei
36-21 Et cor sensatum verba mendacia
47-14 Post ipsum surrexit filius sensatus

SENSENNA. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-31 Et Siceleg, et Medemena, et Sensenna

SENSUS.

Gen. 8-21 Sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt
2 Reg. 19-35 Numquid vigent sensus mei ad discernend.
4 Reg. 4-31 Et non erat vox, neque sensus
1 Par. 22-12 Det quoq. tibi Dom. prudentiam et sensum
Tobiæ. 4-14 Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in tuo verbo, dominari permittas
Judith. 4- 2 Tremor et horror invasit sensus eorum
11-19 In pulchritudine, et in sensu verborum
14-14 Null. motum jacentis sensu aurium caperet
Sap. 4- 8 Cani autem sunt sensus hominis
-12 Transvertit sensum sine malitia
6-16 Cogitare ergo de illa, sensus est consummat.
7- 7 Propter hoc optavi, et datus est mihi sensus
8- 6 Si a. sensus operatur : quis hor... est artifex?
9-15 Et terrena inhabitatio deprimit sensum
-17 Sensum a. tuum quis sciet, nisi tu dederis
Eccli. 1-30 Bonus sensus usque in tempus abscondet
Labia multorum enarrabunt sensum illius
3-15 Si defecerit sensu, veniam da, et ne spernas
-25 Plurima e. super sensum hom. ostensa sunt
4-29 Et sensus, et scientia, et doctrina in verbo
5-12 Esto firmus... et in veritate sensus tui
9-23 Et in sensu sit tibi cogitatus Dei
-24 In sensu vero seniorum verbum
10- 3 Civit. inhabitabuntur per sensum potentium
-21 Et reliquit memoriam humilium sensu
14-22 Et in sensu cogitabit circumspectionem Dei
16-24 Audi me, fili, et disce disciplinam sensus
17- 6 Sensu implevit cor illorum
19- 8 Amico et inimico noli narrare sensum tuum
-21 Melior est homo... et deficiens sensu in tim.
20- 6 Est tacens non habens sensum loquelæ
-19 Neque enim... directo sensu distribuit
21-12 Qui custodit justitiam, continebit sensum e.
-13 Consummatio timoris Dei, sapient. et sensus
-15 Et non est sensus, ubi est amaritudo
22-10 Et supra fatuum plora, deficit enim sensus
-24 Et qui pungit cor, profert sensum
24-36 Qui adimplet quasi Euphrates sensum
29-22 Ingratus sensu derelinquet liberantem se
-35 Gravia hæc homini habenti sensum
31- 2 Cogitatus præscientiæ avertit sensum
37-25 Et fructus sensus illius laudabilis
-26 Et fructus sensus illius fideles sunt
Jerem. 4-19 Sensus cordis mei turbati sunt in me
Baruc. 1-22 Et abivimus unusquisque in sensum cordis
4-28 Sicut enim fuit sensus vester ut erraretis
6-41 Sensum enim non habent ipsi dii illorum
Dan. 4-31 Et sensus meus redditus est mihi
-33 In ipso temp. sensus meus reversus est ad m.
5-15 Et nequiver. sensum huj. sermonis edicere
13 9 Et everterunt sensum s., et declinaverunt
Luc. 24-45 Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent
Rom. 1-28 Tradidit illos Deus in reprobum sensum
11-34 Quis enim cognovit sensum Domini?
12- 2 Sed reformamini in novitate sensus vestri
14- 5 Unusquisque in suo sensu abundet
1 Cor. 1-10 Sitis autem perfecti in eodem sensu
2-16 Quis enim cognovit sensum Domini
Nos autem sensum Christi habemus
14-19 Volo quinque verba sensu meo loqui
-20 Fratres, nolite pueri effici sensibus
2 Cor. 3-14 Sed obtusi sunt sensus eorum
11- 3 Ita corrumpantur sensus vestri, et excidant
Ephes. 4-17 Sicut et gentes ambul. in vanitate sensus s.
Philip. 1- 9 Magis abundet in scientia et in omni sensu
4- 7 Et pax Dei, quæ exuperat omnem sensum
Colos. 1-21 Alienati, et inimici sensu in operibus malis
2-18 Frustra inflatus sensu carnis suæ
2 Thes. 2- 2 Ut non cito moveamini a vestro sensu
Hebr. 5-14 Exercitatos habent sensus ad discretionem
1 Joan. 5-20 Et dedit nob. sensum ut cognoscamus verum
Apoc. 17- 9 Et hic est sensus, qui habet sapientiam

SENTENTIA.

Gen. 44-10 Qui dixit eis : Fiat juxta vestram sententiam
Exod. 18-15 Venit ad me popul. quærens sententiam Dei
21-31 Si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit
23- 2 Nec in judicio, plur. acquiesces sententiæ
Num. 30-15 Et in alteram diem distulerit sententiam
35-25 Et reducetur per sententiam in urbem
Deut. 17-11 Juxta legem ejus : sequerisque sententiam
Josue. 9- 2 Pugnarent... uno animo eademq. sententia
11-20 Domini e. sententia fuerat, ut indurarentur
Judic. 19-30 Ferte sententiam, et in commune decernite
1 Reg. 20-12 Si investigavero sententiam patris mei crast.
3 Reg. 21- 9 Litterarum autem hæc erat sententia
2 Par. 32- 3 Et hoc omnium decernente sententia
1 Esdr. 4-21 Nunc ergo audite sententiam : Prohibeatis
Esth. 1-15 Cui sententiæ Vasthi regina subjaceret
3- 4 Scire cupientes utrum persever. in sententia
16- 4 Arbitrantur se posse fugere sententiam
- 9 Ut reipublicæ poscit utilitas ferre sententiam
Job. 21-27 Certe novi... et sententias contra me iniquas
22-18 Bonis, quorum sententia procul sit a me
29-21 Qui me audiebant, expectabant sententiam
32- 6 Veritus sum vobis indicare m. sententiam
33- 3 Et sententiam puram labia mea loquentur
38- 2 Involvens sententias sermonibus imperitis
Prov. 15-23 Lætatur homo in sententia oris sui
26-16 Septem viris loquentibus sententias
Eccle. 8-11 Non profertur cito contra malos sententia
10-20 Et qui habet pennas annuntiabit sententiam
Sap. 7-15 Mihi autem dedit Deus dicere ex sententia
Dan. 2- 9 Una est de vobis sententia, quod interpret.
-13 Egressa sententia, sapientes interficiebant.
-14 Daniel requisivit de lege atque sententia
-15 Tam crudelis sententia a facie regis esset egressa
4-14 In sententia vigilum decretum est
-21 Hæc est interpretatio sententiæ Altissimi
6- 8 Nunc itaque, rex, confirma sententiam
13-55 Accepta sententia ab eo, scindet te medium
2 Mac. 4-46 Refrigerandi gratia regem adiit, et deduxit a sententia
6-13 Non sinere peccatoribus ex sententia agere
9-20 Et ex sententia vobis cuncta sunt
14-20 Om. una fuit sententia amicitiis annuere
Act. 26-10 Et cum occiderentur, detuli sententiam
1 Cor. 1-10 Perfecti in eodem sensu et in eadem sententia

SENTES.

Job. 30- 7 Et esse sub sentibus delicias computabant

SENTIO.

Gen. 19-33 At ille non sensit, nec quando accubuit
-35 Ne tunc quid. sensit quando concubuerit
27-12 Si attrectaverit me pater meus, et senserit
-27 Ut sensit vestimentorum illius fragrantiam
30- 9 Sentiens Lia quod parere desiisset
Num. 25-17 Hostes vos sentiant Madianitæ, et percutite
Deut. 15-16 Et bene sibi apud te esse sentiat
2 Par. 26-20 Eo quod sensisset illico plagam Domini
Judith. 16-21 Ut urantur, et sentiant usq. in sempiternum
Psal. 130- 2 Si non humiliter sentiebam : sed exaltavi
Prov. 13- 3 Inconsideratus est ad loquend., sentiet mala
23-35 Traxerunt me, et ego non sensi
29-21 Postea sentiet eum contumacem
Sap. 1- 1 Sentite de Domino in bonitate, et in simpl.
14-30 Male senserunt de Deo, attendentes idolis
Eccli. 31-22 Non laborabis ab illo, et non senties dolorem
Isai. 44-19 Neq. cognoscunt, neque sentiunt, ut dicant
Baruc. 6-19 Dum comedunt eos... et non sentiunt
-23 Neque enim dum conflarentur, sentiebant
-41 Quasi possint sentire qui non habent motum
Baruch. 6-49 Quom. ergo sentiri debeant quon. dii sunt?
Dan. 5-23 Qui non vident, neq. audiunt, neq. sentiunt
1 Mac. 10-20 Et quæ nostra sunt sentias nobiscum
2 Mac. 9-12 Et mortalem non paria Deo sentire
Marc. 5-29 Et sensit corpore quia sanata esset a plaga
Luc. 9-45 Erat velatum ante eos ut non sentirent illud
Act. 28-22 Rogamus autem a te audire quæ sentis
Rom. 8- 5 Quæ sunt spiritus, sentiunt
12-16 Idipsum invicem sentientes : non alta sap.
Philip. 1- 7 Mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis
2- 2 Charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes
- 5 Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu
3-15 Quic. ergo perfecti sumus, hoc sentiamus
4-10 Refloruistis pro me sentire : sicut et sentiebatis

SENUA. *Pater Judas cujusdam.*

2 Esdr. 11- 9 Et Judas filius Senua super civit. secundus

SEON *et* SEHON. *Civitas in tribu Issachar.*

Josue. 19-19 Hapharaïm, et Seon, et Anaharath
Jerem. 48-45 Flamma de medio Sehon, et devorabit

SEOR.

Pater Ephron Hethæi qui vendidit speluncam duplicem cum agro, ut ibi Abraham sepeliret uxorem suam.

Gen. 23- 8 Intercedite pro me apud Ephron filium Seor
25- 9 Quæsita est in agro Ephron filii Seor Hethæi

SEORIM.

Nomen sacerdotis, princeps familiæ quartæ sacerdotalis.

1 Par. 24- 8 Tertia Harim, quarta Seorim

SEORSUM.

Gen. 21-28 Statuit Abraham sept. agnas gregis seorsum
-29 Septem agnæ istæ, quas stare fecisti seorsum
32-16 Et misit... singulos seorsum greges
43-32 Seorsum Joseph, et seorsum fratribus
Ægyptiis q. qui vescebantur simul, seorsum
Exod. 26- 9 E quibus quinque junges seorsum
36-16 Quorum quinque junxit seorsum
Levit. 14-10 Et (*assumet*) seorsum olei sextarium
Num. 16-16 Tu, et omnis congregatio tua, state seorsum
17- 3 Una virga cunctas seorsum famil. continebit
Judic. 7- 5 Qui lingua lambuerint aquas, sicut solent canes lambere, separabis eos seorsum
1 Reg. 9-23 Et præcepi ut reponeres seorsum apud te
2 Reg. 3-27 Seorsum addux. eum Joab ad medium portæ
10- 8 Istob, et Maacha, seorsum erant in campo
12-16 Et ingressus seorsum, jacuit super terram
3 Reg. 18- 6 Et Abdias (*ibat*) per viam alteram seorsum
4 Reg. 15- 5 Et habitabat in domo libera seorsum
Jerem. 40-15 Dixit ad Godoliam seorsum in Masphath
Zach. 12-12 Familiæ et familiæ seorsum : familiæ domus David seorsum, et mulieres eor. seorsum
-13 Familiæ domus Nathan seorsum, et mulieres eorum seorsum : familiæ domus Levi seorsum, et mulieres eorum seorsum : familiæ Semeï seorsum, et mulieres eorum seorsum
Math. 14-13 Secessit inde... in locum desertum seorsum
17- 1 Et ducit illos in montem excelsum seorsum
Marc. 4-34 Seorsum a. Discipulis suis disserebat omnia
6-31 Ait illis : Venite seorsum in desertum locum
-32 Abierunt in desertum locum seorsum
7-33 Et apprehendens eum de turba seorsum
9- 1 Ducit illos in montem excels. seorsum solos
Luc. 9-10 Secessit seorsum in locum desertum
Act. 23-19 Secessit cum eo seorsum, et interrogavit
Galat. 2- 2 Seorsum a. iis, qui videbantur aliquid esse

SEPARATIM.

Exod. 36-16 Junxit seorsum, et sex alia separatim
Num. 16-16 Et Aaron die crastino separatim
1 Par. 19- 9 Reges autem... separatim in agro steterunt
Marc. 13- 3 Interrogab. eum separatim Petrus et Jacob.
Joan. 20- 7 Sed separatim involutum in unum locum

SEPARATIO.

Levit. 7-34 Armum separationis tuli a filiis Israël
12- 2 Juxta dies separationis menstruæ
15-21 Vel sederit diebus separationis suæ
Num. 6- 5 Omni tempore separationis suæ novacula
- 8 Omnibus diebus separationis suæ sanctus
-12 Consecrabit Domino dies separationis illius
Eccli. 33-12 Convertit illos a separatione ipsorum
Isai. 7-17 Non venerunt a dieb. separationis Ephraïm
56- 3 Separatione dividet me Dominus a populo
Ezech. 45- 6 Secundum separationem sanctuarii
- 7 Hinc et inde in separationem sanctuarii
Contra faciem separationis sanctuarii

Luc. 12-51 Non, dico vobis, sed separationem

SEPARATOR.

Zach. 9- 6 Et sedebit separator in Azoto

SEPARO.

Gen. 25- 6 Et separavit eos ab Isaac filio suo
30-32 Separa cunctas oves varias et sparso vellere
-35 Separavit in die illa capras et oves
-40 Separatis inter se gregibus
32-13 Separavit de his quæ habebat, munera
Exod. 13-12 Separabis omne quod aperit vulvam
28-28 Superhumerale nequeant separari
29-27 Et armum quem de ariete separasti
35- 5 Separate apud vos primitias Domino
-22 Vas aureum in donaria Domini separatum
Levit. 8-25 Cum adipibus suis et armo dextro separavit
9-21 Et armos dextros separavit Aaron
10-14 Armum qui separatus est, edetis in loco
13- 3 Et ad arbitrium ejus separabitur
-44 Et separatus est ad arbitrium sacerdotis
15-19 Mulier... septem diebus separabitur
-33 Et quæ menstruis temporibus separatur
20-24 Qui separavi vos a cæteris populis
-25 Separate ergo et vos jumentum mundum
-26 Separavi vos a cæteris populis
Num. 6-20 Sicut pectusculum quod separari jussum est
8-14 Ac separabis de medio filiorum Israël
12-14 Separetur septem diebus extra castra
15-19 Separabitis primitias Domino
-20 Sicut de areis primitias separatis
16- 9 Separavit vos Deus Israël ab omni populo
-21 Separamini de medio congregationis
-24 Præcipe... ut separetur a tabernaculis Core
18-24 Quas in usus eorum et necessaria separavi
-29 Et in donaria Domini separabitis
31-28 Et separabis partem Domino ab his
-42 Quam separaverat his qui in prælio fuerant
35- 6 Sex erunt in fugitivorum auxilia separata
-13 Quæ ad fugitivorum subsidia separantur
36-10 Ut a Domino separatæ sunt
Deut. 4-41 Tunc separavit Moyses tres civitates
10- 8 Eo tempore separavit tribum Levi
14-22 Decimam partem separabis de cunctis
-28 Anno tertio separabis aliam decimam
19- 2 Tres civitates separabis tibi in medio
26-14 Nec separavi ea in qualibet immunditia
32- 8 Quando separabat filios Adam, constituit
Josue. 16- 9 Urbesque separatæ sunt filiis Ephraïm
20- 2 Separate urbes fugitivorum
Judic. 7- 5 Separabis eos seorsum
17- 2 Argenteos, quos separaveras tibi
- 5 Ædiculam quoque in ea Deo separavit
18- 7 Atque a cunctis hominibus separatum
Ruth. 1-17 Si non sola mors me et te separaverit
1 Reg. 14-40 Separamini vos in partem unam
15-32 Dixit Agag : Siccine separat amara mors ?
2 Reg. 20- 2 Et separatus est omnis Israël a David
3 Reg. 8-53 Separasti eos tibi in hæreditatem
4 Reg. 17-21 Separavit enim Jeroboam Israël a Domino
1 Par. 23-13 Separatusque est Aaron ut ministraret
28-17 Diversum argenti pondus separavit
2 Par. 25-10 Separavit itaque Amasias exercitum
26-21 Habitavit in domo separata plenus lepra
35-12 Separaverunt ea ut darent per domos
1 Esdr. 6-21 Qui se separaverant a coinquinatione
8-24 Et separavi de principibus sacerdotum
9- 1 Non est separatus populus Israël
10-11 Separamini a populis terræ et ab uxoribus
2 Esdr. 4-19 Et nos separati sumus in muro procul
9- 2 Et separatum est semen filiorum Israël
10-28 Qui se separaverunt de populis terrarum
13- 3 Separaverunt omnem alienigenam ab Israël
Esth. 3- 8 A se mutuo separatus, novis utens legibus
Job. 39- 4 Separantur filii earum, et pergunt
41- 8 Tenentes se nequaquam separabuntur
Prov. 16-28 Et verbosus separat principes
17- 9 Qui altero serm. repetit, separat fœderatos
19- 4 A paupere a. et hi, quos habuit, separantur
20- 3 Homini, qui separat se a contentionibus
Sap. 1- 3 Perversæ enim cogitationes separant a Deo
Eccli. 6-13 Ab inimicis tuis separare
33- 8 A Domini scientia separati sunt
-11 Dominus separavit eos, et immutavit
47- 2 Quasi adeps separatus a carne
Jerem. 15-19 Et si separaveris pretiosum a vili
Ezech. 41-12 Ædificium, quod erat separatum, versumq.
-13 Et quod separatum erat ædificium
-14 Quod erat separatum contra Orientem
-15 Quod erat separatum ad dorsum
42- 1 Quod erat contra separatum ædificium
-10 In faciem ædificii separati
-12 Quæ via erat ante vestibulum separatum
-13 Quæ sunt ante ædificium separatum
43-21 Et combures eum in separato loco domus
Ezech. 45- 1 Separate primitias Domino
- 9 Separate confinia vestra a populo meo
48- 9 Primitiæ, quas separabitis Domino
-20 Separabuntur in primitias sanctuarii
Dan. 13-51 Separate illos ab invicem procul
Osee. 4-18 Separatum est convivium eorum
Amos 6- 3 Qui separati estis in diem malum
Zach. 14- 4 Separabitur medium montis ad Aquilonem
1 Mac. 12-36 Ut separaret eam a civitate, ut esset
Matth. 10-35 Veni enim separare hominem
13-49 Et separabunt malos de medio justorum
19- 6 Quod ergo D. conjunxit, homo non separet
25-32 Et separabit eos ab invicem, sicut pastor
Marc. 10- 9 Quod ergo D. conjunxit, homo non separet
Luc. 6-22 Cum separaverint vos, et exprobraverint
Act. 27-28 Et pusillum inde separati, invenerunt
Rom. 8-35 Quis ergo nos separabit a charitate
-39 Neque... poterit nos separare a charitate
2 Cor. 6-17 Exite de medio eorum, et separamini

SEPELIO.

Gen. 15-15 Ibis... in pace, sepultus in senectute bona
23- 4 Ut sepeliam mortuum meum
- 6 In electis sepulcris nostris sepeli mortuum t.
In monumento ejus sepelias mortuum tuum
- 8 Ut sepeliam mortuum meum
-11 Agrum trado tibi... sepeli mortuum tuum
-13 Et sic sepeliam mortuum meum in eo
-19 Atque ita sepelivit Abraham Saram
25- 9 Et sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii
-10 Ibi sepultus est ipse, et Sara uxor ejus
35- 8 Et sepulta est ad radices Bethel
-19 Sepulta est in via quæ ducit Ephratham
-29 Sepelierunt eum Esaü et Jacob filii sui
47-29 Ut non sepelias me in Ægypto
48- 7 Et sepelivi eam juxta viam Ephrathæ
49-29 Sepelite me cum patribus meis in spelunca
-31 Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus :
ibi sepultus est Isaac cum Rebecca
50- 5 In terra Chanaan sepelies me. Ascendam
igitur, et sepeliam patrem meum
- 6 Sepeli patrem tuum sicut adjuratus es
-13 Sepelierunt eum in spelunca duplici
-14 Reversusque est Joseph... sepulto patre
Num. 11-34 Sepelierunt populum qui desideraverat
20- 1 Mortua... Maria, et sepulta in eodem loco
33- 4 Sepelientib. primogenitos quos percusserat
Deut. 10- 6 Ubi Aaron mortuus ac sepultus est
21-23 In eadem die sepelietur : quia maledictus
34- 6 Sepelivit eum in valle terræ Moab
Josue. 24-30 Sepelieruntque eum in finibus possessionis
-32 Sepelierunt in Sichem, in parte agri
-33 Et sepelierunt eum in Gabaath Phinees filii
Judic. 2- 9 Et sepelierunt eum in finibus possessionis s.
8-32 Et sepultus est in sepulcro Joas patris sui
10- 2 Mortuusque est, ac sepultus in Samir
- 5 Sepultus in loco cui est vocabulum Camon
12- 7 Ac sepultus in civitate sua Galaad
-10 Mortuusque est, ac sepultus in Bethlehem
-12 Mortuusque est, ac sepultus in Zabulon
-15 Mortuusque est, ac sepultus in Pharathon
16-31 Et sepelierunt inter Saraa et Esthaol
1 Reg. 25- 1 Et sepelierunt eum in domo sua in Ramatha
28- 3 Et sepelierunt eum in Ramatha urbe sua
31-13 Sepelierunt in nemore Jabes, et jejunaver.
2 Reg. 2- 4 Quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
- 5 Fecistis misericordiam... et sepelistis eum
-32 Tuleruntque Asaël, et sepelierunt eum
3-32 Cumque sepelissent Abner in Hebron
4-12 Sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron
17-23 Et sepultus est in sepulcro patris sui
19-37 Et sepeliar juxta sepulcrum patris mei
21-14 Sepelierunt ea cum ossibus Saül
3 Reg. 2-10 Et sepultus est in Civitate David
-31 Et interfice eum, et sepeli, et amovebis
-34 Sepultusque est in domo sua in deserto
11-15 Ad sepeliendum eos qui fuerant interfecti
-43 Et sepultus est in Civitate David patris sui
13-31 Cum mortuus fuero, sepelite me in sepulcro,
in quo vir Dei sepultus est
14-13 Planget eum omnis Israël, et sepeliet
-18 (*Puer mortuus est,*) et sepelierunt eum
-31 Et sepultus est cum eis in Civitate David
15- 8 Et sepelierunt eum in Civitate David
-24 Et sepultus est cum eis in Civitate David
16- 6 Sepultusque est in Thersa : et regnavit Ela
-28 Sepultus est in Samaria : regnavitque Achab
22-37 Sepelieruntque regem in Samaria
-51 Et sepultus est cum eis in Civitate David
4 Reg. 8-24 Sepultusque est cum eis in Civitate David
9-10 Nec erit qui sepeliat eam
-28 Sepelieruntque eum in sepulcro
-34 Videte maledictam illam, et sepelite eam
-35 Cumque issent ut sepelirent eam
10-35 Sepelieruntque eum in Samaria
4 Reg. 12-21 Et sepelierunt eum cum patribus suis
13- 9 Et sepelierunt eum in Samaria
-13 Joas sepultus est in Samaria cum regibus
-20 Mortuus est ergo Eliseus, et sepelierunt eum
-21 Quidam autem sepelientes hominem
14-16 Sepultus est in Samaria cum regibus Israël
-20 Sepultusque est in Jerusalem cum patribus
15- 7 Sepelieruntque eum cum majoribus suis
-38 Sepultusque est cum eis in Civitate David
16-20 Sepultus est cum eis in Civitate David
21-18 Et sepultus est in horto domus suæ
-26 Sepelieruntque eum in sepulcro suo
23-30 Et sepelierunt eum in sepulcro suo
1 Par. 10-12 Et sepelierunt ossa eorum subter quercum
2 Par. 9-31 Et sepelierunt eum in Civitate David
12-16 Sepultusque est in Civitate David
14- 1 Et sepelierunt eum in Civitate David
16-14 Et sepelierunt eum in sepulcro suo
21- 1 Sepultus est cum eis in Civitate David
-20 Et sepelierunt eum in Civitate David
22- 9 Sepelierunt eum, eo quod esset filius Josaph.
24-16 Sepelieruntque eum in Civitate David
25-28 Sepelierunt eum cum patribus suis
26-23 Sepelierunt eum in agro regalium sepulcr.
27- 9 Et sepelierunt eum in Civitate David
28-27 Sepelierunt eum in civitate Jerusalem
32-33 Sepelierunt eum super sepulcra fil. David
33-20 Et sepelierunt eum in domo sua
35-24 Sepultus in mausoleo patrum suorum
Tobiæ. 1-21 Tobias sepeliebat corpora eorum
2- 4 Portavit... ut... caute sepeliret eum
- 7 Abiit, et sepelivit eum
- 8 Et iterum sepelis mortuos ?
- 9 Et mediis noctibus sepeliebat ea
4- 3 Corpus meum sepeli : et honorem habebis
- 5 Sepelias eam circa me
8-14 Ut sepeliam eum antequam illucescat dies
12-12 Sepeliebas mort., et derelinquebas prand.
Nocte sepeliebas eos, ego obtuli oration. t.
14- 2 Sepultus est honorifice in Ninive
-12 Sepelieritis matrem vestram circa me
-16 Cum gaudio sepelierunt eum
Judith. 8- 3 Sepultus est illic cum patribus suis
16-28 Defuncta est ac sepulta cum viro suo
Job. 27-15 Reliqui... sepelientur in interitu
Psal. 78- 3 Et non erat qui sepeliret
Eccle. 8-10 Vidi impios sepultos... sed et hoc vanitas
Sap. 18-12 Nec enim ad sepeliendum vivi sufficiebant
Eccli. 44-14 Corpora ipsorum in pace sepulta sunt
Jerem. 7-32 Et sepelient in Topheth
8- 2 Non colligentur, et non sepelientur
14-16 Et non erit qui sepeliat eos
16- 4 Non plangentur, et non sepelientur
- 6 Non sepelientur, neque plangentur
19-11 Et in Topheth sepelientur, eo quod non sit
alius locus ad sepeliendum
20- 6 Ibique sepelieris tu, et omnes amici tui
22-19 Sepultura asini sepelietur, putrefactus
25-33 Et non colligentur, neque sepelientur
Ezech. 39-11 Sepelient ibi Gog et omnem multitudinem
-12 Et sepelient eos domus Israël
-13 Sepeliet autem eum omnis populus terræ
-14 Qui sepeliant et requirant eos qui remans.
-15 Donec sepeliant illud pollinctores
Osee. 9- 6 Memphis sepeliet eos
Nahum. 3-18 Sepelientur principes tui : latitavit pop. t.
1 Mac. 2-70 Et sepultus est a filiis suis in sepulcris patr.
7-17 Et non erat qui sepeliret
9-19 Sepelierunt eum in sepulcro patrum suor.
13-25 Et sepelivit ea in Modin civitate
Matth. 8-21 Permitte... et sepelire patrem meum
-22 Dimitte mortuos sepelire mortuos suos
14-12 Tulerunt corpus ejus, et sepelierunt illud
26-12 Ad sepeliendum me fecit
Luc. 9-59 Permitte... et sepelire patrem meum
-60 Sine ut mortui sepeliant mortuos suos
16-22 Dives, et sepultus est in inferno
Joan. 19-40 Sicut mos est Judæis sepelire
Act. 2-29 Quoniam defunctus est, et sepultus
5- 6 Amoverunt eum, et efferentes sepelierunt
- 9 Pedes eorum, qui sepelierunt virum tuum
-10 Et sepelierunt ad virum suum
1 Cor. 15- 4 Quia sepultus est, et quia resurrexit

SEPES.

1 Par. 4-23 Habitantes in Plantationibus et in Sepibus
1 Esdr. 9- 9 Et daret nobis sepem in Juda et Jerusalem
Psal. 88-41 Destruxisti omnes sepes ejus
Prov. 15-19 Iter pigrorum quasi sepes spinarum
Eccle. 10- 8 Qui dissipat sepem, mordebit eum coluber
Eccli. 36-27 Ubi non est sepes, diripietur possessio
Isai. 5- 5 Auferam sepem ejus, et erit in direptionem
58-12 Et vocaberis ædificator sepium
Jerem. 49- 3 Plangite et circuite per sepes
Ezech. 22-30 Quæsivi... virum, qui interponeret sepem

Ezech. 38-20 Et cadent sepes, et omnis murus corruet
Mich. 7- 4 Et qui rectus, quasi spina de sepe
Nahum. 3-17 Quæ consident in sepibus in die frigoris
Matth. 21-33 Plantavit vineam, et sepem circumdedit ei
Marc. 12- 1 Et circumdedit sepem, et fodit lacum
Luc. 14-23 Ait Dominus servo : Exi in vias et sepes

SEPHAATH.

Civitas in qua filii Israel Chananæos ad unum interfecerunt, eamque vocaverunt Horma, id est, Anathema; in tribu tam Judæ quam Simeonis.

Judic. 1-17 Chananæum, qui habitabat in Sephaath

SEPHAM.

Filius primogenitus Hir, frater Hapham, in tribu Benjamin.

1 Par. 7-12 Sepham quoque et Hapham filii Hir

SEPHAMA.

Quis locus sit non constat. Sanctus Hieronymus nihil aliud habet, quam esse terminum Judæ ad solis ortum.

Num. 34-10 De villa Enan usque Sephama
-11 De Sephama descendent termini in Rebla

SEPHAMOTH.

In tribu Juda urbs est, quam David suorum spoliorum participem fecit.

1 Reg. 30-28 Qui in Aroër, et qui in Sephamoth

SEPHAR. *Mons Indiæ.*

Gen. 10-30 Pergentibus usque Sephar montem Orient.

SEPHARVAIM.

Videtur Assyriorum civitas esse, aut regio ad mare sita.

4 Reg. 17-24 Adduxit a. rex Assyr... de Sepharvaïm
-31 Qui erant de Sepharvaïm, comburebant filios suos igni, Adramelech et Anamelech diis Sepharvaïm
18-34 Ubi est deus Sepharvaïm, Ana, et Ava?
19-13 Rex civitatis Sepharvaïm, Ana, et Ava
Isai. 36-19 Ubi est deus Sepharvaïm?
37-13 Et rex urbis Sepharvaïm, Ana, et Ava

SEPHATA.

Vallis quæ est juxta Maresa, ubi Asa rex Judæ Zaram Æthiopem vicit, insignemque victoriam reportavit.

2 Par. 14-10 Instruxit aciem ad bellum in valle Sephata

SEPHEI.

Filius Allon, pater Ziza principis, in tribu Simeonis.

1 Par. 4-37 Ziza quoque filius Sepheï filii Allon

SEPHELA.

Nomen regionis, in qua sita erat Adiada.

1 Mac. 12-38 Simon ædificavit Adiada in Sephela

SEPHER.

Mons et Israelitarum castrametatio in deserto, inter Ceelatha et Arada.

Num. 33-23 Castrametati sunt in monte Sepher
-24 Egressi monte de Sepher, vener. in Arada

SEPHET.

Ex ipso Tobiæ exordio, videtur civitas in tribu Nephthali et superioribus Galilææ partibus.

Tobiæ. 1- 1 In sinistro habens civitatem Sephet

SEPHI I *aut* **SEPHO I.**

Filius tertius Eliphaz filii Esaü.

1 Par. 1-36 Filii Eliphaz : Theman, Omar, Sephi

SEPHI II *vel* **SEPHO II.**

Filius quartus Sobal filii Seïr Horræi.

1 Par. 1-40 Filii Sobal... Ebal, Sephi, et Onam

SEPHIM.

Nomen est janitoris templi ad Occidentem.

1 Par. 26-16 Sephim et Hosa ad Occidentem

SEPHION.

Filius primogenitus Gad filii Jacob.

Gen. 46-16 Filii Gad : Sephion, et Haggi, et Suni

SEPHO I et II. *Vid.* Sephi I *et* II.

Gen. 36-11 Theman, Omar, Sepho, et Gatham
-15 Dux Theman, dux Omar, dux Sepho
-23 Filii Sobal... Ebal, et Sepho, et Onam

SEPHON.

Filius Gad. Idem est cum Sephion.

Num. 26-15 Sephon, ab hoc familia Sephonitarum

SEPHONITÆ.

Num. 26-15 Sephon, ab hoc familia Sephonitarum

SEPHOR.

Pater Balac regis Moabitarum, qui accersivit Balaam ariolum ut malediceret Israeli.

Num. 22- 2 Videns a. Balac filius Sephor omnia
-10 Balac filius Sephor rex Moabitarum
-16 Sic dicit Balac filius Sephor
23-18 Sta, Balac, et ausculta; audi, fili Sephor
Josue. 24- 9 Surrexit a. Balac filius Sephor rex Moab
Judic. 11-25 Nisi forte melior es Balac filio Sephor

SEPHORA I.

Nomen obstetricis cujusdam Hebræarum, apud Ægyptios.

Exod. 1-15 Una vocabatur Sephora, altera Phua

SEPHORA II.

Filia Raguel sive Jethro sacerdotis Madian, uxor Moysis. In Ægyptum cum Moyse profecta, circumcidit filium suum, timens occidi a Deo Moysen, ipsumque filium, et rediit ad patrem suum cum duobus filiis, jam non comitatura maritum.

Exod. 2-21 Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem
4-25 Tulit illico Sephora acutissimam petram
18- 2 Tulit Sephoram uxorem Moysi

SEPHTHAN.

Pater Camuel principis tribus Ephraim.

Num. 34-24 De tribu Ephraïm, Camuël filius Sephthan

SEPHUPHAN. *Filius Bela filii Benjamin.*

1 Par. 8- 5 Sed et Gera, et Sephuphan, et Huram

SEPIO.

Eccli. 28-28 Sepi aures tuas spinis
Isai. 5- 2 Sepivit eam, et lapides elegit ex illa
Osee. 2- 6 Ecce ego sepiam viam tuam spinis, et sepiam eam maceria

SEPONO.

1 Cor. 16- 2 Unusquisque vestrum apud se seponat

SEPTEM.

Gen. 5- 7 Vixitque... octingentis septem annis
-25 Vixit... centum octoginta septem annis
-31 Septingenti septuaginta septem anni
7- 4 Et post dies septem ego pluam
-10 Cumque transissent septem dies
8-10 Expectatis autem ultra septem diebus aliis
-12 Expectavitq. nihilominus septem alios dies
11-21 Vixit quoque... ducentis septem annis
21-28 Et statuit Abraham septem agnas
-29 Quid sibi volunt septem agnæ istæ?
-30 At ille : Septem, inquit, agnas accipies
29-18 Ait : Serviam tibi... septem annis
-20 Servivit ergo Jacob... septem annis
-27 Serviturus es mihi septem annis aliis
-30 Serviens apud eum septem annis aliis
31-23 Persecutus est eum diebus septem
41- 2 De quo ascendebant septem boves
- 3 Aliæ quoq. septem emergebant de flumine
- 5 Septem spicæ pullulabant in culmo
-18 Et septem boves de amne conscendere
-19 Has sequebantur aliæ septem boves
-22 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
-23 Aliæ quoq. septem tenues et percussæ ured.
-26 Septem boves pulchræ, et septem spicæ plenæ, septem ubertatis anni sunt
-27 Septem quoque boves tenues atq. macilentæ
Et septem spicæ tenues
Septem anni venturæ sunt famis
-29 Ecce septem anni venient fertilitatis magnæ
-30 Sequentur septem anni alii tantæ sterilitatis
-36 Præparetur futuræ septem annorum fami
-47 Venitque fertilitas septem annorum
-53 Igitur transactis septem ubertatis annis
-54 Cœperunt venire septem anni inopiæ
46-25 Et hos genuit Jacob : omnes animæ, septem
47-28 Et vixit in ea decem et septem annis
Centum quadraginta septem annorum
50-10 Impleverunt septem dies
Exod. 2-16 Erant a. sacerdoti Madian septem filiæ
6-16 Anni... fuerunt centum triginta septem
-20 Anni vitæ Amram, centum triginta septem
7-25 Impletique sunt septem dies
12-15 Septem diebus azyma comedetis
-19 Septem diebus fermentum non invenietur
Exod. 13- 6 Septem diebus vesceris azymis
- 7 Azyma comedetis septem diebus
22-30 Septem diebus sit cum matre sua
23-15 Septem dieb. comedes azyma, sicut præcepi
25-37 Facies et lucernas septem, et pones eas
29-30 Septem diebus utetur illa qui pontifex
-35 Septem diebus consecrabis manus eorum
-37 Septem diebus expiabis altare
34-18 Septem dieb. vesceris azymis, sicut præcepi
37-23 Fecit et lucernas septem cum emunctoriis
Levit. 8-11 Aspersisset altare septem vicibus
-33 Non exibitis septem diebus usque ad diem
Septem enim diebus finitur consecratio
12- 2 Immunda erit septem diebus, juxta dies
13- 4 Recludet eum sacerdos septem diebus
- 5 Rursum recludet eum septem diebus aliis
-26 Recludet eum septem diebus
-31 Recludet eum septem diebus
-33 Et includetur septem diebus aliis
-50 Qui consideratam recludet septem diebus
-54 Recludetque illud septem diebus aliis
14- 8 Extra tabernaculum suum septem diebus
-38 Et statim claudet illam septem diebus
15-13 Numerabit septem dies post emundationem
-19 Mulier... septem diebus separabitur
-24 Immundus erit septem diebus
-28 Numerabit septem dies purificationis suæ
22-27 Septem diebus erunt sub ubere matris suæ
23- 6 Septem diebus azyma comedetis
- 8 Sacrificium in igne Domino septem diebus
-15 Numerabitis... septem hebdomadas plenas
-18 Offeretisque cum panibus septem agnos
-34 Erunt feriæ tabernaculorum septem diebus
-36 Septem diebus offeretis holocausta Domino
-39 Celebrabitis ferias Domini septem diebus
-41 Celebrabitisq. solemnit. ejus septem diebus
-42 Habitabitis in umbraculis septem diebus
25- 8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem
26-28 Corripiam vos septem plagis propt. peccata
Num. 3-22 Uno mense et supra, septem millia quingenti
8- 2 Cum posueris septem lucernas, candelabr.
12-14 Nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi?
Separetur septem diebus extra castra
-15 Maria extra castra septem diebus
13-23 Nam Hebron septem annis ante Tanim
19- 4 Contra fores tabernaculi septem vicibus
-11 Propt. hoc septem diebus fuerit immundus
-14 Vasa... polluta erunt septem diebus
-16 Vel sepulcrum immundus erit septem dieb.
23- 1 Ædifica mihi hic septem aras, et para
- 4 Septem, inquit, aras erexi, et imposui
-14 Ædificavit Balaam septem aras
-29 Ædifica mihi hic septem aras, et para
28-11 Agnos anniculos septem immaculatos
-17 Septem diebus vescentur azymis
-19 Agnos anniculos immaculatos septem
-21 Per agnos singulos, id est, per septem agnos
-24 Facietis per singulos dies septem dierum
-27 Et agnos anniculos immaculatos septem
-29 Qui simul sunt agni septem
29- 2 Et agnos anniculos immaculatos septem
- 4 Qui simul sunt agni septem
- 8 Agnos anniculos immaculatos septem
-10 Qui sunt simul agni septem
-12 Solemnitatem Domino septem diebus
-32 Die septimo offeretis vitulos septem
-36 Agnos anniculos immaculatos septem
31-19 Manete extra castra septem diebus
Deut. 7- 1 Septem gentes multo majoris numeri
16- 3 Septem diebus comedes absque fermento
- 4 In omnibus terminis tuis septem diebus
- 9 Septem hebdomadas numerabis tibi
-13 Celebrabis per septem dies
-15 Septem diebus Domino... festa celebrabis
28- 7 Et per septem fugient a facie tua
-25 Egrediaris contra eos, et per septem fugias
31-10 Post septem annos, anno remissionis
Josue. 6- 4 Sacerdotes tollant septem buccinas
- 6 Septem alii sacerdotes tollant septem jubil.
- 8 Cumque..septem sacerdotes septem buccinis clangerent
-13 Et septem ex eis septem buccinas
18- 2 Remanserunt a. filiorum Isr. septem tribus
- 5 Dividite vobis terram in septem partes
- 6 Terram in septem partes describite
- 9 Lustrantes eam, in septem partes diviserunt
-10 Divisitq. terram filiis Isr. in septem partes
Judic. 6- 1 Tradidit illos in manu Madian septem annis
-25 Tolle... alterum taurum annorum septem
12- 9 Qui septem annis judicavit Israel
14-12 Si solveritis mihi intra septem dies convivii
-17 Septem igitur diebus convivii flebat
16- 7 Si septem nerviceis funibus... ligatus

Judic. 16- 8 Attuleruntque ad eam... septem funes
-13 Si septem crines capitis mei cum licio
-19 Rasit septem crines ejus, et cœpit abigere
Ruth. 4-15 Melior est, quam si septem haberes filios
1 *Reg.* 6- 1 In regione Philisthinorum septem mensibus
10- 8 Septem diebus expectabis, donec veniam
11- 3 Concede nobis septem dies, ut mittamus
13- 8 Expectavit septem diebus juxta placitum
16-10 Adduxit itaque Isaï septem filios suos
31-13 Et jejunaverunt septem diebus
2 *Reg.* 2-11 Imperans in Hebron... septem annorum
5- 5 Regnavit super Judam septem annis
6-12 Et erant cum David septem chori
21- 6 Dentur nobis septem viri de filiis ejus
- 9 Et ceciderunt hi septem, simul occisi
23-39 Urias Hethæus. Omnes triginta septem
24-13 Aut septem annis veniet tibi fames
3 *Reg.* 2-11 In Hebron regnavit septem annis
6- 6 Septem habens cubitos latitudinis
-38 Ædificavitque eam annis septem
8-65 Septem diebus et septem diebus, id est
14-21 Decem et septem annos regnavit
16-15 Regnavit Zambri septem diebus in Thersa
18-43 Et rursum ait illi : Revertere septem vicibus
19-18 Derelinquam... septem millia virorum
20-15 Omnes filios Israel, septem millia
-29 Dirigebantque septem diebus ex adverso
4 *Reg.* 3- 9 Et circuierunt per viam septem dierum
8- 1 Et veniet super terram septem annis
- 3 Cumque finiti essent anni septem
11-21 Septemque annorum erat Joas
13- 1 In Samaria decem et septem annis
24-16 Omnes viros robustos, septem millia
1 *Par.* 3- 4 Regnavit septem annis et sex mensibus
-24 Johanan, et Dalaïa, et Anani, septem
5-13 Et Jachan, et Zie, et Heber, septem
7- 5 Octoginta septem millia numerati sunt
-11 Fortissimi, dec. et septem millia et ducenti
10-12 Et jejunaverunt septem diebus
12-25 Ad pugnandum, septem millia centum
-34 Instructi... triginta et septem millia
15-26 Immolabantur septem tauri, et septem arietes
18- 4 Quadrigas ejus, et septem millia equitum
19-18 Interfecit... septem millia curruum
29- 4 Et septem millia talentorum argenti
-27 In Hebron regnavit septem annis
2 *Par.* 7- 8 Solemnitatem in tempore illo septem diebus
- 9 Eo quod dedicasset altare septem diebus, et solemnitat. celebrasset diebus septem
12-13 Et decem et septem annis regnavit
13- 9 In tauro de bobus, et in arietibus septem
15-11 Boves septingentos, et arietes septem millia
17-11 Arietum septem millia septingenta
24- 1 Septem annorum erat Joas cum regnare
26-13 Trecentorum et septem millium quingent.
29-21 Obtuleruntq. simul tauros septem, et arietes septem, agnos septem, et hircos septem
30-21 Solemnitatem azymorum septem diebus
-22 Comederunt septem diebus solemnitatis
-23 Ut celebrarent etiam alios dies septem
-24 Mille tauros, et septem millia ovium
35-17 Solemnitatem azymorum septem diebus
1 *Esdr.* 2-39 Filii Harim, mille decem et septem
-65 Erant septem millia trecenti triginta septem
6-22 Solemnitatem azymorum septem diebus
7-14 A facie e. regis et septem consiliatorum ejus
8-35 Obtulerunt... agnos septuaginta septem
2 *Esdr.* 7-18 Adonicam, sexcenti sexaginta septem
-19 Filii Beguai, duo millia sexaginta septem
-42 Filii Arem, mille decem et septem
-67 Erant septem millia trecenti triginta septem
8-18 Fecerunt solemnitatem septem diebus
Tobiæ. 3- 8 Quoniam tradita fuerat septem viris
-10 Sicut jam occidisti septem viros
6-14 Audio quia tradita est septem viris
7-11 Sciens quid evenerit illis septem viris
8-12 Et cæteris illis septem viris, qui sunt ingressi
11-18 Ingressa est etiam post septem dies
-21 Et per septem dies epulantes
12-15 Unus ex septem, qui astamus ante Dom.
14- 5 Septem juvenes filios ejus nepotes suos
Judith. 16-29 Luxitque... populus diebus septem
Esth. 1- 5 Jussit septem diebus convivium præparari
-10 Septem eunuchis, qui in conspectu ejus
-14 Septem duces Persarum atque Medorum
2- 9 Traderet ei partes suas et septem puellas
Job. 1- 2 Natique sunt ei septem filii, et tres filiæ
- 3 Fuit possessio ejus, septem millia ovium
2-13 In terra septem diebus et septem noctibus
42- 8 Sumite... septem tauros et septem arietes
-13 Fuerunt ei septem filii et tres filiæ
Prov. 9- 1 Sapientia... excidit columnas septem
26-16 Videtur septem viris loquentibus sententias
-25 Septem nequitiæ sunt in corde illius

Eccle. 11- 2 Da partem septem, necnon et octo
Eccli. 22-13 Luctus mortui septem dies
37-18 Septem circumspectores sedentes in excelso
Isai. 4- 1 Et apprehendent septem mulieres virum
11-15 Et percutiet eum in septem rivis
30-26 Erit septempliciter sicut lux septem dierum
Jerem. 15- 9 Infirmata est quæ peperit septem
32- 9 Et appendi ei argentum septem stateres
34-14 Cum completi fuerint septem anni
52-25 Septem viros de his qui videbant faciem
Baruc. 6- 2 Usque ad generationes septem
Ezech. 3-15 Et mansi ibi septem diebus mœrens
-16 Cum autem pertransissent septem dies
39- 9 Et succendent ea igni septem annis
-12 Ut mundent terram septem mensibus
-14 Post menses a. septem quærere incipient
40-22 Et septem graduum erat ascensus ejus
-26 In gradibus septem ascendebatur ad eam
41- 3 Latitudinem portæ, septem cubitorum
43-25 Septem diebus facies hircum pro peccato
-26 Septem diebus expiabunt altare
44-26 Septem dies numerabuntur ei
45-21 Septem diebus azyma comedentur
-23 In septem dierum solemnitate faciet holocaustum Dom. septem vitulos, et septem arietes immacul. quotidie septem diebus
-25 Sicut supradicta sunt per septem dies
Dan. 4-13 Et septem tempora mutentur super eum
-22 Septem quoque tempora mutabuntur
-29 Et septem tempora mutabuntur super te
9-25 Ad Christum ducem, hebdomades septem
14-31 Porro in lacu erant leones septem
Mich. 5- 5 Suscitabimus super eum septem pastores
Zach. 3- 9 Super lapidem unum septem oculi sunt
4- 2 Septem lucernæ ejus super illud : et eptem infusoria lucernis
-10 Septem isti oculi sunt Domini
1 *Mac.* 3-39 Misit cum eis... septem millia equitum
13-28 Et statuit septem pyramidas
2 *Mac.* 7- 1 Contigit autem et septem fratres
-20 Quæ pereuntes septem filios...conspiciens
8-16 Convocatis a. Machabæus septem millibus
Matth. 12-45 Assumit septem alios spiritus secum
15-34 Quot habetis panes? At illi dixerunt: Septem
-36 Et accipiens septem panes, et pisces
-37 Tulerunt septem sportas plenas
16-10 Neque septem panum in quatuor millia
22-25 Erant autem apud nos septem fratres
-28 Cujus erit de septem uxor ?
Marc. 8- 5 Quot panes habetis ? Qui dixerunt : Septem
- 6 Accipiens septem panes, gratias agens fregit
- 8 Superaverat de fragmentis septem sportas
-20 Et septem panes in quatuor millia Quot... tulistis ? Et dicunt ei : Septem
12-20 Septem ergo fratres erant, et primus
-22 Et acceperunt eam similiter septem
-23 Septem enim habuerunt eam uxorem
16- 9 Magd., de qua ejecerat septem dæmonia
Luc. 2-36 Et vixerat cum viro suo annis septem
8- 2 Magdalene, de qua septem dæmonia exier.
11-26 Vadit, et assumit septem alios spiritus sec.
20-29 Septem ergo fratres erant, et primus
-31 Similiter et omnes septem, et non reliquer.
-33 Siquidem septem habuerunt eam uxorem
Act. 6- 3 Viros ex vobis boni testimonii septem
13-19 Destruens gentes septem in terra Chanaan
19-14 Scevæ principis sacerdotum septem filii
20- 6 Ubi demorati sumus diebus septem
21- 4 Mansimus ibi diebus septem
- 8 Philippi... qui erat unus de septem
-27 Dum autem septem dies consummarentur
28-14 Rogati sumus manere apud eos dies septem
Rom. 11- 4 Reliqui mihi septem millia virorum
Hebr. 11-30 Corruerunt, circuitu dierum septem
Apoc. 1- 4 Joannes septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia A septem spiritibus, qui in conspectu throni
-11 Mitte septem Ecclesiis, quæ sunt in Asia
-12 Conversus, vidi septem candelabra aurea
-13 In medio septem candelabrorum aureorum
-16 Habebat in dextera sua stellas septem
-20 Sacramentum septem stellarum... et septem candelabra aurea : septem stellæ, Angeli sunt septem Ecclesiarum : et candelabra septem, septem Ecclesiæ sunt
2- 1 Qui tenet septem stellas in dextera sua Ambulat in medio septem candelabrorum
3- 1 Hæc dicit qui habet septem spiritus Dei
4- 5 Et septem lampades ardentes ante thronum
5- 1 Librum... signatum sigillis septem
- 5 Et solvere septem signacula ejus
- 6 Habentem cornua septem, et oculos septem: qui sunt septem spiritus Dei
6- 1 Aperuisset Agnus unum de septem sigillis
8- 2 Et vidi septem Angelos stantes Et datæ sunt illis septem tubæ

Apoc. 8- 6 Septem Angeli, qui habebant septem tubas
10- 3 Locuta sunt septem tonitrua voces suas
11-13 Nomina hominum septem millia
12- 3 Habens capita septem, et cornua decem : et in capitibus ejus diademata septem
13- 1 Habentem capita septem et cornua decem
15- 1 Angelos septem, habentes plagas septem
- 6 Septem Angeli habentes septem plagas
- 7 Dedit septem Angelis septem phialas aur.
- 8 Septem plagæ septem Angelorum
16- 1 Dicentem septem Angelis : Ite, et effundite septem phialas iræ
17- 1 Venit unus de septem Angelis, qui habebant septem phialas
- 3 Habentem capita septem et cornua decem
- 7 Quæ habet capita septem et cornua decem
- 9 Septem capita, septem montes sunt, super quos mulier sedet, et reges septem sunt
-11 Et de septem est, et in interitum vadit
21- 9 Venit unus de septem Angelis habentibus phialas plenas septem plagis novissimis

SEPTEMPLEX.

Eccli. 20-14 Oculi enim illius septemplices sunt

SEPTEMPLICITER.

Isai. 30-26 Lux solis erit septempliciter sicut lux

SEPTENTRIO.

Gen. 28-14 Dilataberis ad.. Orientem et Septentrionem
Judic. 21-19 Sita est ad Septentrionem urbis Bethel
Ezech. 48-31 Portæ tres a Septentrione, porta Ruben una

SEPTENTRIONALIS.

Exod. 38-11 Æque ad Septentrionalem plagam tentoria
40-20 Ad plagam Septentrionalem extra velum
Num. 3-35 In plaga Septentrionali castrametabuntur
34- 7 Ad Septentrionalem plagam a mari Magno
35- 5 Septentrionalis plaga æquali term. finietur
Josue. 8-11 Steterunt ad Septentrionalem urbis plagam
18-12 Juxta latus Jericho Septentrionalis plagæ
-16 Est contra Septentrionalem plagam
24-30 A Septentrionali parte montis Gaas
Judic. 2- 9 A Septentrionali plaga montis Gaas
7- 1 Ad Septentrionalem plagam collis excelsi
1 *Par.* 26-14 Sortito obtigit plaga Septentrionalis
Ezech. 47-15 Ad plagam Septentrionalem, a mari Magno
-17 Terminus Emath plagâ Septentrionalis
48-16 Ad plagam Septentrionalem quingenta
-30 A plaga Septentrionali quingentos et quat.

SEPTENUS, A.

Gen. 7- 2 Ex omnibus animantibus mundis tolle septena et septena
- 3 De volatilibus cœli septena et septena
3 *Reg.* 7-17 Septena versuum retiacula in capitello uno, et septena retiacula in capitello altero

SEPTHAI.

Unus e Levitis qui silentium faciebant in populo ad audiendam legem.

2 *Esdr.* 8- 7 Septhaï, Odia, Maasia, Celita, Azarias

SEPTIES.

Gen. 4-24 De Lamech vero septuagies septies
33- 3 Adoravit pronus in terram septies
Levit. 4- 6 Asperget eo septies coram Domino
-17 Aspergens septies contra velum
14- 7 Asperget illum, qui mundandus est, septies
-16 Et asperget coram Domino septies
-27 Asperget septies coram Domino
-51 Et asperget domum septies
16-14 Et asperget digito septies contra
-19 Aspergensque digito septies, expiet
25- 8 Septem hebdomadas annorum, id est, septies septem
26-24 Percutiam vos septies propter peccata vest.
Josue. 6- 4 Septiesque circuibitis civitatem
-15 Sicut dispositum erat, septies
4 *Reg.* 4-35 Oscitavit puer septies, aperuitque oculos
5-10 Vade, et lavare septies in Jordane
-14 Et lavit in Jordane septies juxta sermonem
13-19 Quinquies, aut sexies, sive septies
Psal. 118-164 Septies in die laudem dixi tibi
Prov. 24-16 Septies enim cadet justus, et resurget
Eccli. 35-13 Retribuens est, septies tantum reddet tibi
Matth. 18-21 Et dimittam ei ? usque septies ?
-22 Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies
Luc. 17- 4 Si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuerit ad te

SEPTIMANA.

2 *Mac.* 12-31 Die solemni septimanarum instante

SEPTIMUS, A, UM.

Gen. 2- 2 Complevitque Deus die septimo opus
Requievit die septimo ab universo opere
- 3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit
7-11 Septimo decimo die mensis, rupti sunt
8- 4 Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die mensis
-14 Septimo et vigesimo die mensis, arefacta
Exod. 12-15 A primo die usque ad diem septimum
-16 Dies septima eadem festivitate venerabilis
13- 6 In die septimo erit solemnitas Domini
16-26 In die autem septimo sabbatum est Domini
-27 Venitque septima dies : et egressi de populo
-29 Nullus egrediatur de loco suo die septimo
-30 Et sabbatizavit populus die septimo
20-10 Septimo autem die, sabbatum Domini
-11 Requievit in die septimo : idcirco benedixit
21- 2 In septimo egredietur liber gratis
23-11 Anno autem septimo dimittes eam
-12 Septimo die cessabis, ut requiescat bos
24-16 Septimo a die vocavit eum de medio caliginis
31-15 In die septimo sabbatum est, requies sancta
-17 Et in septimo ab opere cessavit
34-21 Die septimo cessabis arare et metere
35- 2 Septimus dies erit vobis sanctus, sabbatum
Levit. 13- 5 Et considerabit die septimo
- 6 Et die septimo contemplabitur
-27 Et die septimo contemplabitur
-32 Et die septimo intuebitur
-34 Si die septimo visa fuerit stetisse plaga
-51 Et die septimo rursus aspiciens
14- 9 Die septimo radet capillos capitis
-39 Reversusque die septimo, considerabit eam
16-29 Mense septimo, decima die mensis
23- 3 Dies septimus, quia sabbati, requies est
- 8 Dies autem septimus erit celebrior
-16 Diem expletionis hebdomadæ septimæ
-24 Mense septimo, prima die mensis, erit
-27 Decimo die mensis hujus septimi
-34 A quinto decimo die mensis hujus septimi
-39 A quinto decimo ergo die mensis septimi
-41 Mense septimo festa celebrabitis
25- 4 Septimo autem anno sabbatum erit terræ
- 9 Et clanges buccina mense septimo
-20 Quid comedemus anno septimo
Num. 6- 9 Die purgationis suæ, et rursum septima
7-48 Die septimo princeps filiorum Ephraim
19-12 Aspergetur... die tertio et septimo
Septimo non poterit emundari
-19 Lustrabit immundum tertio et septimo die, expiatusque die septimo
28-25 Dies quoque septimus celeberrimus
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis
- 7 Decima quoque dies mensis hujus septimi
-12 Quinta decima vero die mensis septimi
-32 Die septimo offeretis vitulos septem
31-19 Lustrabitur die tertio et septimo
-24 Lavabitis vestimenta vestra die septimo
Deut. 5-14 Septimus dies sabbati est, id est, requies
15- 1 Septimo anno facies remissionem
- 9 Appropinquat septimus annus remissionis
-12 In septimo anno dimittes eum liberum
16- 8 In die septima... non facies opus
Josue. 6- 4 Septimo autem die sacerdotes tollant
-15 Die autem septimo, diluculo consurgentes
-16 Cumque septimo circuitu clangerent
19-40 Per familias suas, egressa est sors septima
Judic. 14-15 Cumque adesset dies septimus, dixerunt
-17 Die septimo cum ei esset molesta
-18 Dixerunt ei die septimo ante solis occubitum
2 Reg. 12-18 Accidit autem die septima ut moreretur
3 Reg. 8- 2 In solemni die, ipse est mensis septimus
18-44 In septima autem vice, ecce nubecula
20-29 Septima autem die commissum est bellum
22-52 Anno septimo decimo Josaphat regis Juda
4 Reg. 11- 4 Anno autem septimo misit Joiada
12- 1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas
18- 9 Qui erat annus septimus Osee filii Ela
25- 8 Mense quinto, septima die mensis
-25 Factum est autem in mense septimo
-27 In anno trigesimo septimo transmigrationis
Vigesima septima die mensis : sublevavit
1 Par. 2-15 Sextum Asom, septimum David
12-11 Ethi sextus, Eliel septimus
24-10 Septima Accos, octava Abia
25-14 Septima Isreela, filiis et fratribus ejus
-24 Septima decima Jesbacassæ, filiis
26- 3 Johanan sextus, Elioenai septimus
- 5 Ammiel sextus, Issachar septimus
27-10 Septimus, mense septimo, Helles
2 Par. 5- 3 Viri Israel in die solemni mensis septimi
7-10 In die vigesimo tertio mensis septimi
23- 1 Anno autem septimo confortatus Joiada
31- 7 Et mense septimo compleverunt eos
1 Esdr. 3- 1 Jamque venerat mensis septimus
- 6 A primo die mensis septimi cœperunt
7- 7 Anno septimo Artaxerxis regis
- 8 Mense quinto, ipse est annus septimus regis
2 Esdr. 8- 1 Et venerat mensis septimus
- 2 In die prima mensis septimi
-14 In die solemni, mense septimo
10-31 Et dimittemus annum septimum
Esth. 1-10 Die septimo, cum rex esset hilarior
2-16 Septimo anno regni ejus
Job. 5-19 Et in septima non tanget te malum
Prov. 6-16 Et septimum detestatur anima ejus
Jerem. 28-17 Mortuus est... in anno illo, mense septimo
41- 1 Et factum est in mense septimo
52-28 In anno septimo, Judæos tria millia
Baruc. 1- 2 In anno quinto, in septimo die mensis
Ezech. 20- 1 Et factum est in anno septimo, in quinto
29-17 Factum est in vigesimo et septimo anno
30-20 In primo mense, in septima mensis
45-20 Facies in septima mensis, pro unoquoque
-25 Septimo mense, quinta decima die mensis
Dan. 14-39 Venit ergo rex die septimo ut lugeret
Aggæi. 2- 2 Septimo mense, vigesima et prima mensis
Zach. 7- 5 Et clangeretis in quinto et septimo
8-19 Jejunium septimi, et jejunium decimi
1 Mac. 3-37 Anno centesimo et quadragesimo septimo
6-53 Eo quod septimus annus esset
10-21 Septimo mense, anno centesimo sexagesimo
16-14 Anno centesimo septuagesimo septimo
2 Mac. 12-38 Cum septima dies superveniret
15- 4 Potens, qui jussit agi septimam diem
Matth. 22-26 Secundus, et tertius, usque ad septimum
Joan. 4-52 Quia heri hora septima reliquit eum febris
Hebr. 4- 4 Dixit enim in quodam loco de die septima sic : Et requievit Deus die septima
Judæ. -14 De his septimus ab Adam, Enoch, dicens
Apoc. 8- 1 Et cum aperuisset sigillum septimum
10- 7 Sed in diebus vocis septimi Angeli
11-15 Et septimus Angelus tuba cecinit
16-17 Septimus Angelus effudit phialam suam
21-20 Sextum, sardius : septimum, chrysolithus

SEPTINGENTI, Æ, A.

Gen. 5-26 Septingentis octoginta duobus annis
-31 Septingenti septuaginta septem anni
Exod. 38-24 Septingentorum triginta siclorum
-28 De mille autem septingentis
Num. 1-39 Sexaginta duo millia septingenti
2-26 Sexaginta duo millia septingenti
4-36 Duo millia septingenti quinquaginta
16-49 Quatuordecim millia homin. et septingenti
26- 7 Quadrag. tria millia et septingenti triginta
-34 Quinquaginta duo millia septingenti
-51 Et mille septingenti triginta
31-52 Septingentos quinquaginta siclos
Judic. 8-26 Mille septingenti auri sicli
20-16 Qui septingenti erant viri fortissimi
2 Reg. 8- 4 Ex parte ejus mille septingentis equitibus
10-18 Occidit David de Syris septingentos currus
3 Reg. 11- 3 Ei uxores quasi reginæ septingentæ
4 Reg. 3-26 Tulit secum septingentos viros, educentes
1 Par. 5-18 Et septingenti sexaginta, procedentes
12-27 Et cum eo tria millia septingenti
26-30 Fratres ejus viri fortissimi, mille septingenti
-32 Duo millia septingenti principes
2 Par. 15-11 Boves septingentos, et arietes septem millia
17-11 Arietum septem millia septingenta
1 Esdr. 2- 5 Septingenti septuaginta quinque
- 9 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-25 Et Beroth, septingenti quadraginta tres
-33 Et Ono, septingenti viginti quinque
-66 Equi eorum septingenti triginta sex
-67 Asini eorum, sex millia septingenti viginti
2 Esdr. 7-14 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-29 Viri Cariathiarim... septingenti quadraginta
-37 Filii Lod... septingenti viginti unus
-68 Equi eorum, septingenti triginta sex
-69 Asini, sex millia septingenti viginti
Jerem. 52-30 Animas Judæorum septingentas quadraginta
2 Mac. 12-17 Discesserunt stadia septingenta quinquag.

SEPTUAGESIMUS.

Zach. 1-12 Iste jam septuagesimus annus est
1 Mac. 13-41 Anno centesimo septuagesimo ablatum est
-51 Anno centesimo septuagesimo primo
14- 1 Anno centesimo septuagesimo secundo
-27 Anno centesimo septuagesimo secundo
15-10 Anno centesimo septuagesimo quarto
16-14 Anno centesimo septuagesimo septimo

SEPTUAGIES.

Gen. 4-24 De Lamech vero septuagies septies
Matth. 18-22 Sed usque septuagies septies

SEPTUAGINTA.

Gen. 5-12 Vixit quoque Caïnan septuaginta annis
-31 Omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni
11-26 Vixitque Thare septuaginta annis, et genuit
12- 4 Septuaginta quinque annorum erat Abram
25- 7 Dies vitæ Abrahæ cent. septuaginta quinque
46-27 O. animæ domus Jacob... fuere septuaginta
50- 3 Flevitque eum Ægyptus septuaginta dieb
Exod. 1- 5 Qui egressi s. de femore Jacob, septuaginta
15-27 Duodecim fontes... et septuaginta palmæ
24- 1 Tu... et septuaginta senes ex Israel
- 9 Et Abiu, et septuaginta de senioribus Israël
38-28 De mille a. septingentis et septuaginta quinq.
Num. 1-27 Recensiti sunt septuaginta quatuor millia
2- 4 Septuaginta quatuor millia sexcenti
3-43 Viginti duo millia ducenti septuaginta tres
-46 In pretio a. ducentorum septuaginta trium
7-13 Phiala argentea habens septuaginta siclos
-19 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-25 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-31 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-37 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-43 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-49 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-55 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-61 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-67 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-73 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-79 Phialam argent. habent. septuaginta siclos
-85 Ita ut.. septuaginta siclos haber. una phiala
11-16 Congrega mihi septuaginta viros de senibus
-24 Congregans septuaginta viros de senibus
-25 Descenditq. Dom... et dans septuaginta viris
26-22 Numer. fuit septuaginta sex millia quingenti
31-32 Ovium sexcenta septuaginta quinque millia
-33 Boum septuaginta duo millia
-37 Oves sexcentæ septuaginta quinque
-38 Boves septuaginta et duo
33- 9 Duodec. fontes aquar. et palmæ septuaginta
Deut. 10-22 In septuaginta animab. descenderunt patres
Judic. 1- 7 Septuaginta reges, amputatis manuum...
8-14 Descripsit septuaginta septem viros
-30 Habuitq. septuaginta filios, qui egressi sunt
9- 2 Ut dominentur vestri septuaginta viri
- 4 Dederuntque illi septuaginta pondo argenti
- 5 Occidit... filios Jerobaal septuaginta viros
-18 Interfecistis filios ejus septuaginta viros
-24 Scelus interfection. septuaginta filior. Jerob.
-56 Interfectis septuaginta fratribus suis
12-14 Ascendentes sup. septuaginta pullos asinar.
1 Reg. 6-19 Percussit de populo septuaginta viros
2 Reg. 24-15 Mortui sunt... septuaginta millia virorum
3 Reg. 5-15 Fueruntque Salomoni septuaginta millia
4 Reg. 10- 1 Erant a. Achab septuaginta filii in Samaria
- 6 Porro filii regis, septuaginta viri
- 7 Occiderunt septuaginta viros, et posuerunt
1 Par. 21- 5 Quadraginta septuaginta millia bellatorum
-14 De Israel septuaginta millia virorum
2 Par. 2- 2 Numeravit septuaginta millia virorum
-18 Fecitque ex eis septuaginta millia
36-21 Usque dum complerentur septuaginta anni
1 Esdr. 2- 3 Duo millia centum septuaginta duo
- 4 Filii Sephatia, trecenti septuaginta duo
- 5 Filii Area, septingenti septuaginta quinque
-36 Filii Jadaïa... nongenti septuaginta tres
-40 Filiorum Odoviæ, septuaginta quatuor
8- 7 Et cum eo septuaginta viri
-14 Cum eis septuaginta viri
-35 Agnos septuaginta sept., hircos pro peccato
2 Esdr. 7- 8 Duo millia centum septuaginta duo
- 9 Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo
-39 Filii Idaïa... nongenti septuaginta tres
-44 Oduiæ septuaginta quatuor. Cantores
11-19 Custodiebant ostia : centum septuaginta duo
Judith. 1- 2 In latitudinem cubitorum septuaginta
Esth. 9-16 Septuaginta quinque millia occisorum
Psal. 89-10 Dies annorum... in ipsis, septuaginta anni
Isai. 23-15 In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis
Post septuaginta autem annos erit Tyro
-17 Et erit post septuaginta annos : Visitabit
Jerem. 25-11 Servient om... regi Bab. septuaginta annis
-12 Cumque impleti fuerint septuaginta anni
29-10 Cum cœperint impleri in Babylone septuaginta anni
Ezech. 8-11 Septuaginta viri de senioribus domus Israel
41-12 Et ædificium... latitudinis septuaginta cub.
Dan. 9- 2 Desolationis Jerusalem septuaginta anni
-24 Septuaginta hebdomades abbreviatæ sunt
14- 9 Erant autem sacerdotes Bel septuaginta
Zach. 7- 5 Cum jejunaretis.. per hos septuaginta annos
2 Mac. 10-20 Septuaginta millibus didrachmis acceptis
Luc. 10- 1 Designavit Do. et alios septuaginta duos
-17 Reversi sunt autem septuaginta duo

Act. 7-14 In animabus septuaginta quinque
23-23 Equites septuaginta, et lancearios ducentos
27-37 Eramus... in navi ducentæ septuaginta sex

SEPTUM.

4 Reg. 11- 8 Si quis autem ingressus fuerit septum templi
-15 Ait eis : Educite eam extra septa templi
2 Par. 23-14 Educite illam extra septa templi, et interfic.

SEPTUPLUM.

Gen. 4-15 Qui occiderit Caïn, septuplum punietur
-24 Septuplum ultio dabitur de Caïn
Levit. 26-18 Addam correptiones vestras septuplum
-21 Addam plagas vestras in septuplum
Psal. 11- 7 Probatum terræ, purgatum septuplum
78-12 Redde vicinis nostris septuplum in sinu
Prov. 6-31 Deprehensus quoque reddet septuplum
Eccli. 7- 3 Non semines mala..non metes ea septuplum
20-12 Modico pretio, et restituens ea in septuplum
40- 8 Usq. ad pecus, et super peccatores septuplum
Dan. 3-19 Præcepit ut succenderetur fornax septuplum

SEPULCRUM.

1° *Sepulcrum Deboræ nutricis Rebeccæ ad radices Bethel subter quercum; et vocatum est nomen loci illius, Quercus fletus.* — 2° *Sepulcrum Rachel uxoris Jacob, in via quæ a Jerusalem ducit Ephratham, quæ est Bethlehem, ubi columellam, pyramidem perelegantem fuisse erectam a Jacob ait Brochardus.* — 3° *Sepulcra Concupiscentiæ, locus prope montem Sinaï in deserto, ubi populus Israel pro manna carnes concupivit, et Deus coturnices misit.* — 4° *Sepulcrum Samson inter Saara et Esthaol; et cætera quæ videre licet juxta varios textus sequentes.*

Gen. 23- 4 Date mihi jus sepulcri vobiscum
- 6 In electis sepulcris nostris sepeli mortuum
- 9 Tradat eam mihi.. in possessionem sepulcri
35-20 Erexitque Jacob titulum super sepulcrum
47-30 Condasque in sepulcro majorum meorum
49-30 Emit Abraham... in possessionem sepulcri
50- 5 In sepulcro meo, quod fodi... sepelies me
-13 Quam emerat Abraham cum agro in possessionem sepulcri
Exod. 14-11 Forsitan non erant sepulcra in Ægypto
Num. 11-34 Vocatusque est ille locus, sepulcra Concupiscentiæ
Egressi autem de sepulcris Concupiscentiæ
19-16 Sive os illius, vel sepulcrum, immundus erit
33-16 Venerunt ad sepulcra Concupiscentiæ
-17 Profectique de sepulcris Concupiscentiæ
Deut. 9 -22 In sepulcris Concupiscentiæ provocastis
34- 6 Non cognovit homo sepulcrum ejus usque
Judic. 8-32 Sepultus est in sepulcro Joas patris
16-31 Sepelierunt... in sepulcro patris sui Manuë
1 Reg. 10- 2 Invenies duos viros juxta sepulcrum Rachel
2 Reg. 2-32 Sepelierunt eum in sepulcro patris sui
4-12 Sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron
17-23 Sepultus est in sepulcro patris sui
19-37 Sepeliar juxta sepulcrum patris mei
21-14 Sepelierunt ea... in sepulcro Cis patris ejus
3 Reg. 13-22 Non inferetur cadaver tuum in sepulcrum
-30 Posuit cadaver ejus in sepulcro suo
-31 In sepulcro, in quo vir Dei sepultus est
14-13 Solus inferetur de Jeroboam in sepulcrum
4 Reg. 9-28 Sepelieruntq. eum in sepulcro cum patribus
13-21 Projecerunt cadaver in sepulcro Elisei
21-26 Sepelieruntque eum in sepulcro suo
22-20 Colligeris ad sepulcrum tuum in pace
23- 6 Et projecit super sepulcra vulgi
-16 Vidit ibi sepulcra, quæ erant in monte
Misitque et tulit ossa de sepulcris
-17 Sepulcrum est hominis Dei, qui venit
-30 Et sepelierunt eum in sepulcro suo
2 Par. 16-14 Sepelierunt eum in sepulcro suo
21-20 Verumtamen non in sepulcro regum
24-25 In Civitate David, sed non in sepulcris reg.
26-23 Sepelierunt eum in agro regal. sepulcrorum
28-27 Neq. receperunt eum in sepulcra reg. Israël
32-33 Sepelierunt eum super sepulcra filiorum
34-28 Infereris in sepulcrum tuum in pace
2 Esdr. 2- 3 Quia civitas domus sepulcrorum patris mei deserta est
3-16 Contra sepulcrum Dav., et usque ad piscinam
Tobiæ. 8-11 Abierunt cum eo pariter ut foderent sepulcrum
14-12 Matrem vestram circa me in uno sepulcro
Job. 3-22 Gaudentque vehementer cum invenerint sepulcrum
5-26 Ingredieris in abundantia sepulcrum
17- 1 Dies mei breviabuntur, et solum mihi superest sepulcrum
21-32 Ad sepulcra ducetur, et in congerie mort.
Psal. 5-11 Sepulcrum patens est guttur eorum
Psal. 13- 3 Sepulcrum patens est guttur eorum
48-12 Sepulcra eor. domus illorum in æternum
67- 7 Qui exasperant, qui habitant in sepulcris
87- 6 Sicut vulnerati dormientes in sepulcris
-12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro mis.
Eccli. 30-18 Appositiones epular. circumpositæ sepulcro
Isai. 11-10 Et erit sepulcrum ejus gloriosum
14-19 Tu autem projectus es de sepulcro tuo
22-16 Excidisti tibi hic sepulcrum, excidisti
65- 4 Qui habitant in sepulcris, et in delubris idol.
Jerem. 5-16 Pharetra ejus quasi sepulcrum patens
8- 1 Ejicient ossa regum... de sepulcris suis
20-17 Interfecit a vulva, ut fieret mihi mater mea sepulcrum
26-23 Projecit cadaver ej. in sepulcris vulgi ignob.
Baruc. 6-17 Sicut ad sepulcrum adductum mortuum
Ezech. 32-22 Ibi Assur... in circuitu illius sepulcra ejus
-23 Quor. data sunt sepulcra in novissimis laci
Multitudo ejus per gyrum sepulcri ejus
-24 Multitudo ejus per gyrum sepulcri sui
-25 Posuerunt..in circuitu ejus sepulcrum illius
-26 In circuitu ejus sepulcra illius
37-12 Educam vos de sepulcris vestris, populus
-13 Cum aperuero sepulcra vestra, et eduxero
39-11 Dabo Gog locum nominatum sepulcrum
Nahum. 1-14 Ponam sepulcrum t., quia inhonoratus es
1 Mac. 2-70 Sepultus est a filiis suis in sepulcris patrum
9-19 Sepelierunt eum in sepulcro patrum suor.
13-27 Ædificavit Simon super sepulcrum patris s.
-30 Hoc est sepulcrum, quod fecit in Modin
2 Mac. 5-10 Neque patrio sepulcro participans
9- 4 Congeriem sepulcri Judæorum eam fact.
-14 Ac sepulcrum congestorum faceret
12-39 Cum parentib. poneret in sepulcris patern.
Matth. 23-27 Quia similes estis sepulcris dealbatis
-29 Væ vobis...qui ædificatis sepulcra prophet.
27-61 Maria Magdal...sedentes contra sepulcrum
-64 Jube ergo custodiri sepulcrum usque in...
-66 Munierunt sepulcrum, signantes lapidem
28- 1 Et altera Maria, videre sepulcrum
Luc. 11-48 Vos autem ædificatis eorum sepulcra
Act. 2-29 Sepulcrum ejus est apud nos usque in hod.
7-16 Positi sunt in sepulcro, quod emit Abraham
Rom. 3-13 Sepulcrum patens est guttur eorum

SEPULTURA.

Ruth. 1-17 Moriar : ibique locum accipiam sepulturæ
Tobiæ. 1-20 Occisis sepulturam sollicitus exhibebat
2-10 Fatigatus a sepultura, veniens in domum s.
-16 Pro qua eleemosynas et sepulturas faciebas
4-18 Vinum t. super sepulturam justi constitue
Eccle. 6- 3 Non utatur bonis substantiæ suæ, sepulturaque careat
Eccli. 38-16 Et non despicias sepulturam illius
40- 1 De ventre matris eor. usq. in diem sepulturæ
Isai. 14-20 Non habebis consortium, neque cum eis in sepultura
53- 9 Dabit impios pro sepultura, et divitem
Jerem. 22-19 Sepultura asini sepelietur, putrefactus
2 Mac. 4-49 Erga sepulturam eorum liberalissimi
5-10 Abjicitur, sepultura neque peregrina usus
9-15 Quos nec sepultura quidem se dignos habit.
Matth. 27- 7 Emerunt... in sepulturam peregrinorum
Marc. 14- 8 Prævenit ungere corpus m. in sepulturam
Joan. 12- 7 Ut in diem sepulturæ meæ servet illud

SEQUESTER.

Deut. 5- 5 Sequester et medius fui inter Dom. et vos

SEQUESTROR.

1 Mac. 11-34 Sequestrari omnib. sacrificantibus in Jeros.

SEQUOR.

Gen. 24- 8 Sin autem mulier noluerit sequi te
-61 Rebecca et puellæ illius.. secutæ sunt virum
29-30 Potitus... amorem sequentis priori prætulit
32-17 Aut, Cujus sunt ista quæ sequeris ?
-19 Cunctis qui sequebantur greges, dicens
33-14 Et ego sequar paulatim vestigia ejus
41-19 Has sequebantur aliæ septem boves
-30 Quos sequentur septem anni alii
Exod. 4- 8 Credent verbo signi sequentis
14-28 Qui sequentes ingressi fuerant mare
23- 2 Non sequeris turbam ad faciendum malum
Num. 14-24 Caleb, qui plenus alio spiritu secutus est me
15-39 Nec sequantur cogitationes suas et oculos
16-25 Et sequentibus eum senioribus Israël
-41 Murmuravit a. o. multitudo... sequenti die
17- 8 Sequenti die regressus invenit germinasse
32-11 Pollicitus sum... et noluerunt sequi me
-15 Si noluerits sequi eum... causa eritis necis
36- 3 Sequetur possessio sua, et translata
Deut. 1-36 Ipsi dabo terram... quia secutus est Dom.
7- 4 Quia seducet filium tuum, ne sequatur me
8-19 Oblitus Do.D. t., secutus fueris deos alien.
Deut. 13- 2 Eamus, et sequamur deos alienos
- 4 Dominum Deum vestrum sequimini
17-11 Sequerisque sententiam eorum
28-14 Nec secutus fueris deos alienos
29-22 Dicetque sequens generatio, et filii
31-18 Quia secutus est deos alienos
Josue. 2- 7 Hi autem qui missi fuerant, secuti sunt eos
3- 3 Vosq. consurgite, et sequimini præcedentes
6- 9 Reliquum vulgus arcam sequebatur
-13 Vulgus autem reliquum sequebatur arcam
14- 8 Nihilominus ego secutus sum Do. Deum m.
- 9 Quia secutus es Dominum Deum meum
-14 Quia secutus est Dominum Deum Israël
Judic. 2-12 Et secuti sunt deos alienos
-19 Sequentes deos alienos, servientes eis
3-22 Ut capulus sequeretur ferrum in vulnere
-28 Qui dixit ad eos : Sequimini me
4-22 Et ecce Barac, sequens Sisaram, veniebat
5-15 Et Barac vestigia sunt secuti
6-34 Convocavit domum Abiezer ut sequeretur se
-35 Manassen, qui et ipse secutus est eum
9- 4 Viros inopes et vagos, secutique sunt eum
-42 Sequenti ergo die egressus est populus
-49 Ramos de arboribus præcidentes, sequebantur ducem
11- 3 Latrocin., et quasi principem sequebantur
13-11 Qui surrexit, et secutus est uxorem suam
18-22 Conclamantes secuti sunt
19- 3 Secutusq. est eam vir suus, volens reconcil.
Ruth. 2- 7 Spicas colligeret... sequens messor. vestigia
- 9 Et ubi messuerint, sequere
3-10 Quia non es secuta juvenes
1 Reg. 6-12 Sed et satrapæ Philisthiim sequebantur
11- 5 Ecce Saül veniebat, sequens boves de agro
- 7 Quicumque non... sequens fuerit Saül
12-14 Eritis... sequentes Dominum Deum vestr.
13- 7 Universus populus... qui sequebatur eum
14-12 Ait Jonathas.., Ascendamus, sequere me
-13 Armiger ejus interficiebat sequens eum
15-31 Reversus ergo Samuel secutus est Saülem
17-14 Tribus ergo majoribus secutis Saülem
25-13 Et secuti sunt David, quasi quadring. viri
-19 Ecce ego post tergum sequar vos
-27 Et da pueris qui sequuntur te dominum m.
-42 Et secuta est nuntios David
30-21 Substiterant, nec sequi potuerant David
2 Reg. 2-10 Sola autem domus Juda sequebatur David
-22 Recede, noli me sequi, ne compellar
3-16 Sequebaturque eam vir suus, plorans
-31 Porro rex David sequebatur feretrum
7- 8 Ego tuli te de pascuis sequentem gregem
11- 8 Secutusque est eum cibus regius
15-13 Toto corde universus Isr. sequitur Absalom
-18 Viri, qui secuti eum fuerant de Geth pedites
17- 9 Plaga in populo qui sequebatur Absalom
20- 2 Secutusque est Seba filium Bochri
-13 Transibat omnis vir sequens Joab
3 Reg. 9- 6 Non sequentes me, nec custodientes mand.
- 9 Et secuti sunt deos alienos, et adoraverunt
11- 2 Avertent corda v. ut sequamini deos earum
- 4 Depravatum.. ut sequeretur deos alienos
- 6 Et non adimplevit ut sequeretur Dominum
-10 Præceperat... ne sequeretur deos alienos
12-20 Nec secutus est quisquam domum David
14- 8 Et secutus est me in toto corde suo
16-21 Media pars populi sequebatur Thebni
-22 Populo qui sequebatur Thebni filium Gineth
18-18 Dereliquistis mandata Domini, et secuti estis Baalim
-21 Si Dominus est Deus, sequimini eum : si autem Baal, sequimini illum
19-20 Osculer, oro, patrem meum... sic sequar te
-21 Et secutus est Eliam, et ministrabat ei
20-10 Pugillis omnis populi qui sequitur me
-19 Ac reliquus exercitus sequebatur
-22 Sequenti enim anno rex Syriæ ascendet
21-26 Ut sequeretur idola, quæ fecer. Amorrhæi
4 Reg. 2- 7 Viri de filiis prophetarum secuti sunt eos
3- 9 Nec erat aqua...jumentis quæ sequebantur
4-30 Surrexit ergo, et secutus est eam
5-21 Et secutus est Giezi post tergum Naaman
6-19 Sequimini me, et ostendam vobis virum
9-18 Quid tibi et paci ? transi, et sequere me
-19 Quid tibi et paci ? transi, et sequere me
-25 Sequebantur Achab patrem hujus
11-15 Et quicumque eam secutus fuerit, feriatur
13- 2 Secutusque est peccata Jeroboam filii Nabat
17-15 Secutiq. sunt vanitates..et secuti sunt gentes
-34 Usq. in præs. diem morem sequuntur antiq.
1 Par. 12-29 Adhuc sequebatur domum Saül
-32 O. a.reliq. tribus eor. consilium sequebatur
17- 7 Tuli te, cum in pascuis sequereris gregem
29-21 Obtulerunt holocausta die sequenti, tauros
2 Par. 17-17 Hunc sequebatur robustus ad prælia Eliada
35-24 In alterum, currum qui sequebatur eum

Tobiæ. 6- 1 Profectus est... et canis secutus est eum
11- 3 Lento gradu sequantur iter nostrum familiæ
Judith. 5- 7 Noluerunt sequi deos patrum suorum
8-18 Non sumus secuti peccata patrum nostror.
11- 4 Si secutus fueris verba ancillæ... rem faciet
15- 3 Filii Israel fugientes, secuti sunt illos
Esth. 15- 7 Altera a. famularum sequebatur dominam
Job. 23-11 Vestigia ejus secutus est pes meus
31- 7 Si secutum est oculos meos cor meum
36-21 Hanc enim cœpisti sequi post miseriam
Psal. 37-21 Detrahebant mihi : q. sequebar bonitatem
Prov. 7-22 Eam sequitur quasi bos ductus ad victimam
10- 4 Idem autem ipse sequitur aves volantes
12-20 Pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium
15- 9 Qui sequitur justitiam, diligitur ab eo
18- 3 Sed sequitur eum ignominia et opprobrium
21-21 Qui sequitur justitiam et misericordiam
25-14 Nubes, et ventus, et pluviæ non sequentes
29- 1 Et eum sanitas non sequetur
-23 Superbum sequitur humilitas : et humilem
Eccle. 2-12 Quid est, inq., homo, ut sequi possit regem
5- 2 Multas curas sequuntur somnia
10-10 Et post industriam sequetur sapientia
Prolog. Eccli. Per legem et prophetas, aliosque qui secuti sunt illos
In quib. videmur, sequentes imaginem sap.
Eccli. 5- 2 Ne sequaris in fortitud. t. concupiscentiam
11-10 Si enim secutus fueris, non apprehendes
23-38 Gloria magna est sequi Dominum
27- 9 Si sequaris justitiam, apprehendes illam
-22 Non illum sequaris, quoniam longe abest
46- 8 Et secutus est a tergo potentis
Isai. 1-23 Diligunt munera, sequuntur retributiones
41- 2 Vocavit eum ut sequeretur se
51- 1 Audite me, qui sequimini quod justum est
Jerem. 2- 2 Recordatus sum tui... quando secuta es me
- 8 Et prophetæ... et idola secuti sunt
8-10 A minimo usq. ad max. o. avarit. sequuntur
17-16 Non sum turbatus, te pastorem sequens
35-15 Nolite sequi deos alienos ; neque colatis eos
48- 2 Ergo silens conticesces, sequeturq. te gladius
Ezech. 1-20 Rotæ pariter elevabantur, sequentes eum
-21 Pariter elevabantur et rotæ, sequentes ea
3-13 Vocem rotarum sequentium animalia
9- 5 Per civitatem sequentes eum, et percutite
10-11 Sequebantur et cæteræ, nec convertebantur
13- 3 Væ prophetis... qui sequuntur spiritum s.
29-16 Docentes... ut fugiant, et sequantur eos
33-31 Et avaritiam suam sequitur cor eorum
Dan. 3-41 Sequimur te in toto corde, et timemus te
Osee. 2- 7 Sequetur amatores s., et non apprehendet
6- 3 Sciemus, sequemurque ut cognoscamus Do.
12- 1 Ephraim pascit ventum, et sequitur æstum
Amos. 7-15 Tulit me Dominus, cum sequerer gregem
1 Mac. 1-46 Misit rex... ut sequerentur leges gentium
4- 9 Cum sequeretur eos Pharao cum exercitu
-16 Revers. est Judas, et exerc. ej., sequens eum
-28 Sequenti anno congregavit Lysias... sexag.
9-16 Secuti sunt post Judam., et eos qui cum ipso
12-30 Secutus est eos Jonathas, et non compreh.
2 Mac. 2- 6 Qui sequebantur, ut notarent sibi locum
4-17 Sed hoc tempus sequens declarabit
7- 7 Sequentem deducebant ad illudendum
- 8 Iste, sequenti loco, primi tormenta suscepit
8-36 Quod sequerentur leges ab ipso constitutas
9-27 Acturum, et sequentem propositum meum
12-39 Et sequenti die venit cum suis Judas
15- 2 Qui illum per necessitatem sequebantur
Matth. 4-20 Illi continuo relictis retibus secuti sunt eum
-22 Statim relictis retibus et patre, secuti s. eum
-25 Secutæ sunt eum turbæ multæ de Galilæa
8- 1 De monte, secutæ sunt eum turbæ multæ
-10 Et sequentibus se dixit : Amen dico vobis
-19 Ait illi : Magister, sequar te, quocumq. ieris
-22 Sequere me, et dimitte mortuos sepelire
-23 In naviculam, secuti sunt eum Discipuli ej.
9- 9 Et ait illi : Sequere me. Et surgens secutus est eum
-19 Surgens Jesus sequebatur eum, et Discipuli
-27 Transeunte inde Jesu, secuti s. eum duo cæci
10-38 Qui non accipit crucem s., et sequitur me
12-15 Et secuti sunt eum multi, et curavit eos
14-13 Cum audiss. turbæ, secutæ s. eum pedestres
16-24 Et tollat crucem suam, et sequatur me
19- 2 Secutæ sunt eum turbæ multæ, et curavit eos
-21 Si vis perfectus esse... veni, sequere me
-27 Ecce nos reliquimus om., et secuti sumus te
-28 Dico vobis, quod vos qui secuti estis me
20-29 Ab Jericho, secuta est eum turba multa
-34 Confestim viderunt, et secuti sunt eum
21- 9 Quæ præcedebant, et quæ sequebantur
26-58 Petrus autem sequebatur eum a longe
27-55 Quæ secutæ erant Jesum a Galilæa, minist.
Marc. 1-18 Protinus relictis retibus, secuti sunt eum
-20 Relicto patre suo Zebedæo..secuti sunt eum
2-14 Sequere me. Et surgens secutus est eum
-15 Erant enim multi, qui et sequebantur eum
3- 7 Multa turba... secuta est eum
5-24 Sequebatur eum turba multa, et comprim.
-37 Non admisit quemquam se sequi, nisi Petr.
6- 1 Et sequebantur eum Discipuli sui
8-34 Si quis vult me sequi, deneget semetipsum : et tollat crucem suam, et sequatur me
9-37 Vidimus quemdam... qui non sequitur nos
10-21 Unum tibi deest... veni, sequere me
-28 Ecce nos dimisimus omn., et secuti sumus te
-32 Et stupebant : et sequentes timebant
-52 Confestim vidit, et sequebatur eum in via
11- 9 Qui præibant, et qui sequebantur, clamab.
14-13 Homo lagen. aquæ bajulans, sequimini eum
-51 Adolescens autem quidam sequebatur eum
-54 Petrus autem a longe secutus est eum
15-41 Sequebantur eum, et ministrabant ei
16-17 Signa a. eos, qui crediderint, hæc sequentur
-20 Sermonem confirmante, sequentibus signis
Luc. 5-11 Relictis omnibus secuti sunt eum
-27 Vidit publicanum... et ait illi : Sequere me
-28 Relictis omnibus, surgens secutus est eum
7- 9 Conversus sequentibus se turbis, dixit
9-11 Cum cognovissent turbæ, secutæ sunt illum
-23 Tollat crucem s. quotidie, et sequatur me
-37 Factum est a. in sequenti die, descendentib.
-49 Prohibuim. eum : quia non sequitur nobisc.
-57 Dixit quidam... Sequar te quocumque ieris
-59 Ait autem ad alterum : Sequere me. Ille a.
-61 Et ait alter : Sequar te, Domine, sed permitte
13-33 Oportet me hodie.. et sequenti die ambulare
18-22 Da pauperibus... et veni, sequere me
-28 Dimisimus omnia, et secuti sumus te
-43 Vidit, et sequebatur illum magnificans Deum
20-30 Et sequens accepit illam, et ipse mortuus est
22-10 Sequimini eum in domum, in quam intrat
-39 Egressus ibat... secuti sunt a. illum et Disc.
-54 Duxerunt...Petrus vero sequebatur a longe
23-27 Sequebatur autem illum multa turba populi
-49 Mulieres, quæ secutæ eum erant a Galilæa
Joan. 1-37 Audierunt eum duo... et secuti sunt Jesum
-38 Videns eos sequentes se, dicit eis
-40 Qui audierant a Joanne, et secuti fuer. eum
-43 Invenit Phil. Et dicit ei Jesus : Sequere me
6- 2 Sequebatur eum multitudo magna, quia vid.
8-12 Qui sequitur me, non ambulat in tenebris
10- 4 Oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ej.
- 5 Alienum a. non sequuntur, sed fugiunt ab eo
-27 Et ego cognosco eas, et sequuntur me
11-31 Secuti sunt eam, dicentes : Quia vadit
12-26 Si quis mihi ministrat, me sequatur
13-36 Quo ego vado, non potes me modo sequi, sequeris autem postea
-37 Dicit ei Petrus : Quare non possum te sequi
18-15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus
20- 6 Venit ergo Simon Petrus sequens eum
21-19 Cum hoc dixisset, dicit ei : Sequere me
-20 Discipulum, quem diligebat Jes., sequentem
-22 Eum volo manere donec veniam, quid ad te? tu me sequere
Act. 7-26 Sequenti vero die apparuit illis litigantibus
10-23 Sequenti autem die surgens profectus est
12- 8 Circumda tibi vestiment. t., et sequere me
- 9 Et exiens sequebatur eum, et nesciebat
13-42 Rogabant ut sequenti sabbato loquer. sibi
-43 Secuti s. multi Judæor. et colentium adven.
-44 Sequenti vero sabbato pene univ. civitas
16-11 Venimus Samothrac., et sequenti die Neap.
20-15 Sequenti die venimus contra Chium
Et sequenti die venimus Miletum
21- 1 Et sequenti die Rhodum, et inde Pataram
-18 Sequenti autem die introibat Paulus nobisc.
-36 Sequebatur enim multitudo populi
23-11 Sequenti a. nocte assistens ei Dominus, ait
25-17 Sequenti die sedens pro tribun., jussi adduci
27- 3 Sequenti autem die devenimus Sidonem
-18 Sequenti die jactum fecerunt
Galat. 6-16 Quicumq. hanc regulam secuti fuerint, pax
Philip. 3-12 Sequor autem, si quomodo comprehendam
Hebr. 10- 9 Aufert primum, ut sequens statuat
12-14 Pacem sequimini cum om., et sanctimoniam
1 Petr. 2-21 Relinq. exemplum ut sequamini vestigia ej.
3-11 Faciat bon. : inquir. pacem, et sequatur eam
2 Petr. 1-16 Non enim doctas fabulas secuti, notam fecimus vobis
2- 2 Multi sequentur eorum luxurias, per quos
-15 Erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor
Apoc. 6- 8 Nomen illi Mors, et infern. sequebatur eum
14- 4 Hi sequuntur Agnum quocumque ierit
- 8 Alius Angelus secutus est dicens : Cecidit
- 9 Tertius Angelus secutus est illos, dicens voce magna
-13 Opera enim illorum sequuntur illos
19-14 Sequebantur eum in equis albis, vestiti

SER. *Civitas in tribu Nephthali.*

Josue. 19-35 Civitates munitiss., Assedim, Ser, et Emath

SERA.

Judic. 3-23 Clausis... ostiis cœnaculi, et obfirmatis sera
16- 3 Portæ fores cum postibus suis et sera
1 Reg. 23- 7 In qua portæ et seræ sunt
3 Reg. 4-13 Civitatibus... quæ habebant seras æreas
2 Par. 8- 5 Civitates muratas, habentes portas et vectes et seras
14- 7 Roboremus turribus, et portis, et seris
2 Esdr. 3- 3 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
- 6 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
-13 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
Psal. 147-13 Quoniam confortavit seras portarum tuar.
Eccli. 28-28 Noli audire, et ori tuo facito ostia et seras
49-15 Erexit nobis... et stare fecit portas et seras
Baruc. 6-17 Tutantur sacerdotes ostia clausuris et seris
1 Mac. 9-50 Et Thopo muris excelsis, et portis, et seris
12-38 Et munivit eam, et imposuit portas et seras
13-33 Muniens... muris magnis, et portis, et seris

SERAPHIM.

Isai. 6- 2 Seraphim stabant super illud : sex alæ uni
- 6 Et volavit ad me unus de Seraphim

SEREBIA.

Princeps Levitarum in diebus Nehemiæ.

2 Esdr. 8- 7 Et Serebia, Jamin, Accub, Septhaï, Odia
9- 5 Hasebnia, Serebia, Odaïa, Sebnia, Phath.
10-12 Zachur, Serebia, Sabania
12-24 Principes Levit., Hasebia, Serebia, et Josuë

SERENUM.

Exod. 24-10 Viderunt... quasi cœlum, cum serenum est
Eccli. 3-17 Et sicut in sereno glacies, solventur peccata
Matth. 16- 2 Serenum erit, rubicundum est enim cœlum

SERESER.

Duo sunt ejusdem nominis principes regis Babyloniorum.

Jerem. 39- 3 Sereser, Semegarnabu, Sarsachim, Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag, et omnes
-13 Neregel, et Sereser, et Rebmag, et omnes

SERETH. *Filius Assur ex Halaa.*

1 Par. 4- 7 Filii Halaa : Sereth, Isaar, et Ethnan

SERGIUS. *Nomen proconsulis cognomento Pauli.*

Act. 13- 7 Proconsule Sergio Paulo viro prudente

SERICUM. *Adject.*

Esth. 8-15 Et amictus serico pallio atque purpureo

SERICUM. *Substant.*

Ezech 27-16 Et scutulata, et byssum, et sericum
Apoc. 18-12 Et byssi, et purpuræ, et serici, et cocci

SERMO.

Gen. 4-23 Audite vocem... auscultate sermonem m.
11- 1 Erat autem terra labii unius et sermonum eorumdem
15- 1 Factus est sermo Do. ad Abram per vision.
- 4 Sermo Domini factus est ad eum, dicens
17-22 Cumq. finitus esset sermo loquentis cum eo
24- 9 Et juravit illi super sermone hoc
-33 Non comedam, donec loquar sermonem m.
-50 A Dom. egressus est sermo : non possumus
27-30 Vix Isaac sermonem impleverat... venit Es.
-34 Auditis Esaü sermonibus patris, irrugiit
31-50 Nullus sermonis nostri testis est absque Deo
37- 8 Hæc ergo causa somniorum atq. sermonum
-27 Acquieverunt fratres sermonibus illius
41-32 Eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleat.
42-20 Adducite, ut possim vest. probare sermones
45-16 Et celebri sermone vulgatum in aula regis
Exod. 2-15 Audivit Pharao sermonem hunc, et quæreb.
4- 8 Neque audierint sermonem signi prioris
9-21 Qui autem neglexit sermonem Domini
14-12 Nonne iste est sermo, quem loquebam. ad te
16-16 Hic est sermo, quem præcepit Dominus
-32 Iste est sermo, quem præcepit Dominus
17- 1 Juxta sermonem Domini, castrametati sunt
19- 7 Exposuit omnes sermones quos mandaverat
20- 1 Locutusq. est Domin. cunctos sermones hos
24- 4 Scripsit a. Moyses universos sermones Dom.
- 8 Pepigit Dom. vob. sup. cunctis sermonibus
31-18 Completis hujusc. sermonibus in monte Sin.
32-28 Feceruntq. filii Levi juxta sermonem Moysi
33- 4 Audiensq. populus sermonem hunc pessim.
34-29 Ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Domini
-33 Impletisque sermonibus, posuit velamen
35- 4 Iste est sermo, quem præcepit Dominus

Levit. 5- 4 Id ipsum juramento et sermone firmaverit
8- 5 Iste est sermo quem jussit Dominus fieri
9- 6 Iste est sermo quem præcepit Dominus
17- 2 Iste est sermo quem mandavit Dominus
Num. 4-37 Juxta sermonem Domini per manum Moysi
11-23 Videbis utrum m. sermo opere compleatur
12- 6 Dixit ad eos : Audite sermones meos
23- 2 Cumque fecisset juxta sermonem Balaam
24- 4 Dixit auditor sermonum Dei, qui visionem
-13 Non potero præterire sermonem Dom. Dei
-16 Dixit auditor sermonum Dei, qui novit
30- 2 Iste est sermo quem præcepit Dominus
Deut. 1-23 Cumq. mihi sermo placuisset, misi ex vobis
-26 Increduli ad sermonem Domini Dei nostri
-34 Cumq. audisset Dominus vocem sermonum
4-10 Congrega ad me pop. ut audiant sermones
-21 Iratusq. est Dom... propt. sermones vestros
27-26 Maledictus qui non permanet in sermonibus
30- 1 Cum ergo venerint super te omnes sermones
-14 Juxta te est sermo valde, in ore tuo
31-12 Impleantque omnes sermones legis hujus
-28 Et loquar audientibus eis sermones istos
32-45 Complevitque omnes sermones istos
Josue. 1-13 Mementote sermonis, quem præcepit vobis
-18 Non obedierit cunctis sermonibus
2-20 Et sermonem istum proferre in medium
6-10 Neque ullus sermo ex ore vestro egredietur
22-33 Placuitque sermo cunctis audientibus
Judic. 9- 3 Ad o. viros Sichem universos sermones istos
-30 Auditis sermonibus Gaal filii Obed
11-11 Locutusq. est Jephte omnes sermones suos
13-12 Quando... sermo t. fuerit expletus, quid vis
-17 Si sermo tuus fuerit expletus, honoremus
18-20 Quod cum audisset, acquievit sermonibus
19-10 Noluit gener acquiescere sermonibus ejus
-25 Nolebant acquiescere sermonibus illius
20- 8 Quasi unius hominis sermone respondit
Ruth. 4- 1 De quo prius sermo habitus est
1 Reg. 3- 1 Sermo Domini erat pretiosus in diebus illis
- 7 Neque revelatus fuerat ei sermo Domini
-17 Quis est sermo, quem locutus est Dominus
Si absconderis a me sermonem ex o. verbis
-18 Indicavit itaq. ei Samuel universos sermones
-21 Et evenit sermo Samuelis universo Israeli
8- 6 Displicuit sermo in oculis Samuëlis
9-10 Optimus sermo tuus. Veni, eamus
-21 Quare ergo locutus est mihi sermonem ist.?
10-16 De sermone autem regni non indicavit ei
12-15 Sed exasperaveritis sermones ej., erit manus
15-23 Pro eo ergo quod abjecisti sermonem Dom.
-24 Quia prævaricatus sum sermonem Domini
-26 Quia projecisti sermonem Domini
17-11 Audiens autem Saül... sermones Philisthæi
-27 Referebat a. ei populus eumdem sermonem
-30 Declinavit paululum... dixitque eumdem sermonem
18- 8 Displicuit in oculis ejus sermo iste
-26 Placuit sermo in oculis David, ut fieret
20- 2 Celavit me pater meus sermonem
21- 2 Rex præcepit mihi sermonem, et dixit
- 8 Non tuli mecum : sermo enim regis urgebat
-12 Posuit aut. David sermones istos in corde suo
24- 8 Confregit David viros suos sermonibus
-17 David loquens sermones hujusc. ad Saül
28-21 Et audivi sermones tuos, quos locutus es
30-24 Nec audiet vos quisquam sup. sermone hoc
2 Reg. 3-17 Sermonem quoq. intulit Abner ad seniores
7- 4 Ecce sermo Domini ad Nathan, dicens
11-19 Cum compleveris universos sermones belli
12-21 Quis est sermo, quem fecisti? prop. infantem
14- 3 Loqueris ad eum sermones hujuscemodi
-20 Ut verterem figuram sermonis hujus
-22 Rex : fecisti enim sermonem servi tui
15- 3 Videntur mihi sermones tui boni et justi
-28 Donec veniat sermo a vobis indicans mihi
17- 4 Placuitque sermo ejus Absalom et cunctis
- 6 Hujusc. sermonem locutus est Achitophel
19-11 Sermo a. omnis Israël pervenerat ad regem
20-17 Sic locuta est : Audi sermones ancillæ tuæ
-18 Sermo, inquit, dicebatur in veteri proverbio
23- 2 Et sermo ejus per linguam eam
24- 4 Obtinuit autem sermo regis verba Joab
-11 Sermo Dom. factus est ad Gad prophetam
-13 Quem respond. ei, qui me misit, sermonem
-19 Et ascendit David juxta sermonem Gad
3 Reg. 1- 7 Et sermo ei cum Joab filio Sarviæ
-14 Veniam post te, et complebo sermones tuos
2- 4 Ut confirmet Dominus sermones suos
-14 Addiditque : Sermo mihi est ad te. Cui, ait
-27 Ut impleretur sermo Dom., quem locut. est
-30 Renuntiavit Banaias regi sermonem, dicens
-38 Dixitque Semeï regi : Bonus sermo
-42 Respondisti mihi : Bonus sermo, quem aud.
3-10 Placuit ergo sermo coram Domino
-12 Ecce feci tibi secundum sermones tuos

3 Reg. 6-11 Et factus est sermo Domini ad Salomonem
-12 Firmabo sermonem meum tibi
8-20 Confirmavit Dominus sermonem suum
-56 Non cecidit ne unus quidem sermo
-59 Et sint sermones mei isti.. appropinquantes
10- 3 Non fuit sermo, qui regem posset latere
- 6 Verus est sermo, quem audivi in terra mea
- 7 Super sermonibus tuis et super sapientia t.
12-22 Factus est a. sermo Domini ad Semeiam
-24 Audierunt sermonem Do., et reversi sunt
13- 1 Venit de Juda in sermone Domini
- 2 Et exclamavit contra altare in sermone Do.
- 4 Cumque audisset rex sermonem hominis D.
- 5 Quod prædixerat vir Dei in sermone Dom.
- 9 Mandatum est mihi in sermone Do. præcip.
-17 Locutus est Dom. ad me in sermone Domini
-18 Et Angelus locutus est mihi in sermone Do.
-20 Factus est sermo Domini ad prophetam
-32 Profecto enim veniet sermo, quem prædixit in sermone Domini
14-13 Inventus est super eo sermo bonus a Domino
-18 Planxit eum om. Isr. juxta sermonem Dom.
-29 Reliqua autem sermonum Roboam
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
15- 5 Excepto sermone Uriæ Hethæi
- 7 Reliqua autem sermonum Abiam, et omnia
-23 Reliqua autem omnium sermonum Asa
-31 Reliqua autem sermonum Nadab
16- 1 Factus est autem sermo Domini ad Jehu
- 5 Reliqua autem sermonum Baasa
-14 Reliqua a. sermonum Ela et omnia quæ fecit
-20 Reliqua autem sermonum Zambri
-27 Reliqua a. sermonum Amri, et prælia ejus
17- 8 Factus est ergo sermo Domini ad eum
18-31 Ad quem factus est sermo Domini
19- 9 Et ecce sermo Dom. ad eum, dixitque illi
20-35 Dixit ad socium suum in sermone Domini
21-17 Factus est igitur sermo Domini ad Eliam
-27 Itaque cum audisset Achab sermones istos
-28 Et factus est sermo Domini ad Eliam
22- 5 Quære, oro te, hodie sermonem Domini
-13 Dicens : Ecce sermones prophetarum
Sit ergo sermo tuus similis eorum
-19 Propterea audi sermonem Domini
-39 Reliqua a. sermonum Achab, et universa
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
4 Reg. 1-16 A quo posses interrogare sermonem
-17 Mortuus est ergo juxta sermonem Domini
-18 Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
3-12 Est apud eum sermo Domini
5-14 Lavit in Jord. septies juxta sermonem viri D.
7-18 Factumque est secundum sermonem viri D.
8-23 Reliqua a. sermonum Joram, et universa
9-36 Sermo Domini est, quem locutus est
10-10 Non cecidit de sermonibus Dom. in terram
11- 5 Iste est sermo, quem facere debetis
12-19 Reliqua autem sermonum Joas, et universa
13- 8 Reliqua a. sermonum Joachaz, et universa
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
-12 Reliqua a. sermonum Joas, et universa
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
14-15 Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
-18 Reliqua autem sermonum Amasiæ, nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum dier.
-25 Juxta sermonem Domini Dei Israel
-28 Reliqua autem sermonum Jeroboam
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
15- 6 Reliqua a. sermonum Azariæ, et universa
-11 Hæc scripta sunt in libro Sermonum dierum
-12 Iste est sermo Domini, quem locutus est
-15 Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-21 Reliqua autem sermonum Manahem
Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-26 Reliqua autem sermonum Phaceia
Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-31 Reliqua autem sermonum Phacee
Nonne hæc scripta sunt in libro Sermonum
-36 Reliqua autem sermonum Joathan
16-19 Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
18-27 Misit me Do. m. ut loquerer sermones hos
19- 6 Noli timere a facie sermonum, quos audisti
-21 Iste est sermo, quem locutus est Do. de eo
20- 4 Factus est sermo Domini ad eum
- 9 Quod facturus sit Dominus sermonem
-16 Dixit itaq. Isaïas Ezechiæ : Audi sermonem
-19 Bonus sermo Domini, quem locutus es
-20 Reliqua autem sermonum Ezechiæ
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
21-17 Reliqua a. sermonum Manasse, et universa
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
-25 Reliqua a. sermonum Amon, quæ fecit
Scripta sunt in libro Sermonum dierum reg.
22-19 Auditis sermonibus contra locum istum
23-28 Reliqua a. sermonum Josiæ, et universa
24- 5 Reliqua a. sermonum Joakim, et universa

4 Reg. 24- 5 In libro Sermonum dierum regum Juda
1 Par. 11- 3 Unxeruntq. eum reg... juxta sermonem D.
13- 2 A Do. D. n. egreditur sermo, quem loquor
- 4 Placuerat enim sermo omni populo
16-15 Recordamini in sempiternum... sermonis
17- 3 Nocte illa factus est sermo Dei ad Nathan
-23 Sermo, quem locutus es fam... confirmetur
21- 4 Sed sermo regis magis prævaluit
-19 Ascendit ergo David juxta sermonem Gad
22- 8 Factus est sermo Domini ad me, dicens
25- 5 Filii Heman Videntis regis in sermonibus D.
2 Par. 1- 9 Deus, impleatur sermo t., quem pollicitus es
6-10 Complevit ergo Dominus sermonem suum
-17 Firmetur sermo tuus, quem locutus es servo
9- 5 Verus est sermo, quem audieram in terra m.
10-15 Voluntatis Dei, ut compleretur sermo ejus
11- 2 Factusque est sermo Domini ad Semeïam
- 4 Qui cum audissent sermonem Domini, rev.
12- 7 Factus est sermo Domini ad Semeiam
13-22 Reliqua a. sermonum Abia... scripta sunt
18- 4 Consule, obsecro... sermonem Domini
-12 Ut et sermo tuus ab eis non dissentiat
23- 4 Iste est ergo sermo quem facietis
25-26 Reliqua a. sermonum Amasiæ.. scripta sunt
26-22 Reliqua a. sermonum Oziæ... scripsit Isaïas
27- 7 Reliqua a. sermonum Joatham.. scripta sunt
28-26 Reliqua a. sermonum ejus... scripta sunt
29-30 Ut laudarent Dominum sermonibus David
30- 4 Placuitque sermo regi et omni multitudini
32-32 Reliqua a. sermonum Ezechiæ.. scripta sunt
33-18 Continentur in Sermonibus regum Israël
-19 Oratio q. ejus et exauditio... scripta sunt
34-21 Super universis sermonibus libri istius
35-22 Nec acquievit sermonibus Nechao ex ore D.
-26 Reliqua autem sermonum Josiæ
36-16 Parvipendebant sermones ej., illudebant q.
-21 Compleretur sermo Domini ex ore Jeremiæ
-22 Ad explendum sermonem Do., quem locutus
1 Esdr. 4- 7 Erat Syriace, et legebatur sermone Syro
5- 7 Sermo, quem miserant ei, sic scriptus erat
-11 Hujuscemodi a. sermonem responderunt
7-11 Esdræ sacerd., scribæ erudito in sermonibus
9- 3 Cumque audissem sermonem istum, scidi
10-13 Vehementer quippe peccavimus in sermone
2 Esdr. 2-20 Et reddidi eis sermonem, dixique ad eos
6- 4 Et respondi eis juxta sermonem priorem
Tobiæ. 2- 6 Memorans illum sermonem, quem dixit Do.
8- 2 Recordatus itaq. Tobias sermonum Angeli
12-11 Non abscondam a vob. occultum sermonem
14- 1 Et consummati sunt sermones Tobiæ
Judith. 8-12 Non est iste sermo qui misericord. provocet
-28 Non est in sermonibus tuis ulla reprehensio
Esth. 1-17 Egredietur e. sermo reginæ ad om. mulieres
2- 4 Placuit sermo regi : et ita... jussit fieri
14-13 Tribue sermonem compositum in ore meo
Job. 4- 2 Conceptum sermonem tenere quis poterit
- 4 Vacillantes confirmaverunt sermones tui
6-10 Nec contradicam sermonibus Sancti
-25 Quare detraxistis sermonibus veritatis
8- 2 Spiritus multiplex sermones oris tui
11- 4 Dixisti enim : Purus est sermo meus
13-17 Audite sermonem meum, et ænigmata
15-13 Ut proferas de ore tuo hujuscem. sermones
16- 5 Consolarer et ego vos sermonibus
19- 2 Usquequo... atteritis me sermonibus
-23 Quis mihi tribuat ut scribantur sermones
21- 2 Audite, quæso, sermones meos, et agite
22-22 Pone sermones ejus in corde tuo
23- 2 Nunc quoq. in amaritudine est sermo meus
26-14 Cum vix parvam stillam sermonis ejus audierimus
32-11 Expectavi enim sermones vestros... donec disceptaremini sermonibus
-12 Respondere ex vobis sermonibus ejus
-14 Non secundum sermones vestr. respondebo
-18 Plenus sum enim sermonibus, et coarctat
33- 1 Eloquia mea, et o. sermones meos ausculta
- 3 Simplici corde m. sermones mei.. loquentur
34-37 Ad judicium provocet sermonibus suis D.
35- 4 Itaque ego respondebo sermonibus tuis
36- 4 Vere enim absque mendacio sermones mei
38- 2 Involvens sententias sermonibus imperitis
Psal. 18- 4 Non sunt loquelæ, neque sermones, quorum
49-17 Et projecisti sermones meos retrorsum
50- 6 Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas
54-22 Molliti sunt sermones ejus super oleum
55- 5 In Deo laudabo sermones meos, in Deo sper.
-11 In Dom. laudabo sermonem : in Deo speravi
58-13 Delictum oris eorum, sermonem labiorum
63- 6 Firmaverunt sibi sermonem nequam
102-20 Ad audiendam vocem sermonum ejus
104-28 Et non exacerbavit sermones suos
108- 3 Et sermonibus odii circumdederunt me
111- 5 Disponet sermones suos in judicio
118- 9 In custodiendo sermones tuos

Psal. 118-16 Non obliviscar sermones tuos
-17 Vivifica me : et custodiam sermones tuos
-42 Quia speravi in sermonibus tuis
-130 Declaratio sermonum tuorum illuminat
138- 4 Quia non est sermo in lingua mea
147-15 Velociter currit sermo ejus
Prov. 2- 1 Fili mi, si susceperis sermones meos
-16 Et ab extranea, quæ mollit sermones suos
4-20 Fili mi, ausculta sermones meos
6- 2 Et captus propriis sermonibus
7- 1 Fili mi, custodi sermones meos, et præcepta
-21 Irretivit eum multis sermonibus
8- 8 Justi sunt omnes sermones mei
12-25 Et sermone bono lætificabitur
15- 1 Responsio mollis frangit iram : sermo durus suscitat furorem
-23 Et sermo opportunus est optimus
-26 Purus sermo pulcherrimus firmabitur ab eo
17- 9 Qui altero sermone repetit, separat fœder.
-27 Qui moderatur sermones suos, doctus et prudens est
19-27 Nec ignores sermones scientiæ
23- 8 Et perdes pulchros sermones tuos
25- 2 Et gloria regum investigare sermonem
27-11 Ut possis exprobranti respondere sermonem
29- 5 Homo qui blandis fictisq.sermonibus loquit.
30- 5 Omnis sermo Dei ignitus, clypeus est
Eccle. 1- 8 Non potest eas homo explicare sermone
5- 1 Neque cor tuum sit velox ad proferendum sermonem
Idcirco sint pauci sermones tui
- 2 Et in multis sermonibus invenietur stultitia
- 5 Ne forte iratus Deus contra sermones tuos
- 6 Plurimæ sunt vanitates, et sermones innum.
7-22 Cunctis sermonibus.. ne accommodes cor
8- 4 Sermo illius potestate plenus est
12-10 Et conscripsit sermones rectissimos
Sap. 1- 9 Sermonum a. illius auditió ad Deum veniet
-11 Quon. sermo obscurus in vacuum non ibit
2- 2 Et sermo scintilla ad commovendum cor
-17 Videamus ergo si sermones illius veri sint
-20 Erit enim ei respectus ex sermonibus illius
6-10 Ad vos ergo, reges, sunt hi sermones mei
-12 Concupiscite ergo sermones m., diligite illos
-27 Ergo accipite disciplinam per sermones m.
7-16 In manu e. illius, et nos, et sermones nostri
8- 8 Scit versutias sermonum, et dissolutiones
-18 Præclaritas in communicatione sermonum
16-11 In memoria e. sermonum t. examinabantur
-12 Sed tuus, Domine, sermo, qui sanat omnia
-26 Sed sermo tuus hos... conservat
18-15 Omnipotens sermo tuus de cœlo
Eccli. 3- 9 In opere et sermone, et omni patientia
5-15 Honor et gloria in sermone sensati
9-24 Et princeps populi in sapientia sermonis sui
11- 8 Et in medio sermonum ne adjicias loqui
12-12 Et in sermonibus meis stimuleris
27- 8 Ante sermonem non laudes virum
-26 Et super sermones tuos admirabitur
32- 6 Ubi auditus non est,non effundas sermonem
39-22 In sermone oris illius sicut exceptoria aqu.
41-28 Ab amicis de sermonibus improperii
42- 1 Non duplices sermonem auditus de revelatione sermonis absconditi
-15 In sermonibus Domini opera ejus
-20 Et non abscondit se ab eo ullus sermo
43- 5 Et in sermonibus ejus festinavit iter
-25 In sermone ejus siluit ventus
-28 Et in sermone ejus composita sunt omnia
-29 Consummatio a. sermonum, ipse est in om.
Isai. 32- 7 Ad perdendos mites in sermone mendaci
33-19 Populum impudentem non videbis, populum alti sermonis
37- 4 Exprobrandum sermonibus quos audiv. Do.
41-26 Neque audiens sermones vestros
58-13 Et non invenitur voluntas tua, ut loquaris sermonem
66- 2 Contrit. spiritu, et trementem sermones m.
Jerem. 3-12 Vade,et clama sermones istos contra Aquil.
5-28 Et præterierunt sermones meos pessime
7- 8 Confiditis vobis in sermonibus mendacii
9-20 Et assumant aures vestræ sermonem oris ej.
13- 3 Et factus est sermo Domini ad me
-12 Dices ergo ad eos sermonem istum
14- 1 Verbum Domini ad Jeremiam de sermonibus siccitatis
15-16 Inventi sunt sermones tui, et comedi eos
18-18 Neq.consil.a sapiente, nec sermo a propheta
Et non attendamus ad univers. sermones ej.
19-15 Ut non audirent sermones meos
20- 1 Jeremiam prophetantem sermones istos
- 8 Factus est mihi sermo Dom. in opprobrium
22-29 Terra, terra, terra, audi sermonem Domini
23-18 Et vidit, et audivit sermonem ejus
-28 Qui habet sermonem m. loquatur sermonem

Jerem. 23-36 Quia onus erit unicuique sermo suus
-38 Quia dixistis sermonem istum : Onus Dom.
26- 2 Universos sermones, quos ego mandavi tibi
35-14 Prævaluer. sermones Jonadab filii Rechab
36- 4 Omn.sermones Do. quos locutus est ad eum
- 8 Legens ex volumine sermones Domini
-10 Legitq. Baruch ex volumine sermones Jer.
-11 Cumq. audisset Michæas.. omnes sermones
-16 Nuntiare debemus regi omn. sermones istos
-17 Indica nobis quomodo scripsisti omnes sermones istos
-18 Quasi legens ad me omnes sermones istos
-20 Nuntiaverunt audiente rege om. sermones
-24 Qui audierunt universos sermones istos
-27 Sermones quos scripserat Baruch ex ore Jer.
-28 Et scribe in eo omnes sermones priores
-32 Omnes sermones libri, quem combusserat
Et insuper additi sunt sermones multo plur.
37-16 Et dixit : Putas-ne est sermo a Domino ?
38- 1 Sermones, quos Jeremias loquebatur
-14 Interrogo ego te sermonem, ne abscondas
-21 Iste est sermo, quem ostendit mihi Domin.
39-15 Ad Jeremiam a. factus fuerat sermo Dom.
-16 Ecce ego inducam sermones m. sup. civitat.
40- 1 Sermo, qui factus est ad Jeremiam a Dom.
- 3 Et factus est vobis sermo hic
43- 1 Loquens ad populum universos sermones
- 8 Et factus est sermo Domini ad Jeremiam
44-16 Sermonem, quem locutus es ad nos
-28 Cujus sermo compleatur, meus, an illorum
-29 Quia vere complebuntur sermones mei
Thren. 2-17 Complevit sermonem s., quem præceperat
Ezech. 2- 6 Neque sermones eorum metuas
3- 5 Non enim ad populum profundi sermonis
- 6 Neque ad populos multos profundi sermonis
Quorum non possis audire sermones
-10 Fili hominis, omnes sermones m... assume
6- 1 Et factus est sermo Domini ad me
7- 1 Et factus est sermo Domini ad me
12- 1 Et factus est sermo Domini ad me
- 8 Factus est sermo Domini mane ad me
-17 Et factus est sermo Domini ad me
-21 Et factus est sermo Domini ad me
-23 Appropinq. dies, et sermo omnis visionis
-26 Et factus est sermo Domini ad me
-28 Non prolongabitur ultra omnis sermo meus
13- 1 Et factus est sermo Domini ad me
- 6 Et perseveraverunt confirmare sermonem
14- 2 Et factus est sermo Domini ad me
-12 Et factus est sermo Domini ad me
15- 1 Et factus est sermo Domini ad me
16- 1 Et factus est sermo Domini ad me
18- 1 Et factus est sermo Domini ad me
20- 2 Et factus est sermo Domini ad me
-45 Et factus est sermo Domini ad me
21- 1 Et factus est sermo Domini ad me
- 8 Et factus est sermo Domini ad me
-18 Et factus est sermo Domini ad me
23- 1 Et factus est sermo Domini ad me
24-20 Dixi ad eos : Sermo Domini factus est ad me
25- 1 Et factus est sermo Domini ad me
26- 1 Factus est sermo Domini ad me
28- 1 Et factus est sermo Domini ad me
-11 Et factus est sermo Domini ad me
-20 Et factus est sermo Domini ad me
33- 7 Audiens ergo ex ore meo sermonem
-30 Et audiamus quis sit sermo egrediens a Do.
-31 Et audiunt sermones tuos, et non faciunt
35- 1 Et factus est sermo Domini ad me
37-15 Et factus est sermo Domini ad me
38- 1 Et factus est sermo Domini ad me
-10 In die illa ascendent sermones super cor t.
Dan. 1-14 Qui, audito sermone hujuscemodi
2- 5 Ait Chaldæis : Sermo recessit a me
- 8 Scientes quod recesserit a me sermo
-10 Qui sermonem tuum, rex, possit implere
-11 Sermo e. quem tu quæris, rex, gravis est
-23 Quia sermonem regis aperuisti nobis
4-14 Decretum est, et sermo sanctorum, et petitio
-28 Cumque sermo adhuc esset in ore regis
-30 Sermo completus est super Nabuchodonosor
5-15 Nequiverunt sensum huj. sermonis edicere
-26 Et hæc est interpretatio sermonis
6-12 Verus est sermo, juxta decretum Medor.
7- 1 Somnium scribens brevi sermone compreh.
-11 Aspiciebam propt. vocem sermonum grand.
-16 Qui dixit mihi interpretationem sermonum
-25 Et sermones contra Excelsum loquetur
9- 2 De quo factus est sermo Do. ad Jeremiam
-12 Et statuit sermones suos, quos locutus est
-23 Ab exordio precum t. egressus est sermo
Tu ergo animadverte sermonem
-25 Ab exitu sermonis,ut iterum ædificetur Jer.
10- 1 Intellexitque sermonem, intelligentia enim est opus in visione

Dan. 10- 6 Vox sermonum ejus, ut vox multitudinis
- 9 Audivi vocem sermonum ejus : et audiens
-11 Cumq. dixisset mihi sermonem istum, steti
-12 Et ego veni propter sermones tuos
12- 4 Tu autem, Daniel, claude sermones
- 9 Vade, Daniel, quia clausi sunt, signatique sermones
13-27 Nunquam dictus fuerat sermo hujuscemodi de Susanna
-47 Quis est iste sermo, quem tu locutus es ?
Amos. 7-10 Non poterit terra sustinere univ. sermones
Zach. 8- 9 Qui auditis in his diebus sermones istos
Malac. 2-17 Laborare fecistis Dominum in sermonibus
1 *Mac.* 1-13 Bonus visus est sermo in oculis eorum
3-27 Ut audivit a. rex Antiochus sermones istos
5-16 Ut audivit a. Judas et populus sermones ist.
6- 3 Innotuit sermo his qui erant in civitate
- 8 Ut audivit rex sermones istos, expavit
-60 Placuit sermo in conspectu regis et princip.
7-11 Et non intenderunt sermonibus eorum
-30 Innotuit sermo Judæ, qu. cum dolo venerat
8- 9 Voluer.ire, et tollere eos : et innotuit sermo
-21 Et placuit sermo in conspectu eorum
10-46 Ut audivit a. Jonathas et populus sermones
-47 Ipse fuerat eis princeps sermonum pacis
-74 Ut audivit a. Jonathas sermones Apollonii
-88 Ut audivit Alexander rex sermones istos
13- 7 Spiritus populi simul ut audivit sermones
14-23 Placuit pop... ponere exemplum sermonum
-25 (*Cum a.audisset pop.Romanus*) sermones
16-23 Et cætera sermonum Joannis, et bellor. ej.
2 *Mac.* 2-31 Intellectum colligere et ordinare sermonem
6-29 In iram conversi sunt propter sermones
9- 5 Ut enim finivit hunc ipsum sermonem
10-34 Maledic., et sermones nefandos jactabant
13-22 Iterum rex sermonem habuit ad eos
15-11 Non clypei et hastæ munitione, sed sermonibus optimis
-17 Exhortati itaq.Judæ sermonibus bonis valde
-38 Ego quoque in his faciam finem sermonis
-40 Si semper exactus sit sermo, non erit gratus
Matth. 5-37 Sit autem sermo vester, Est, est : Non, non
10-14 Non receperit vos, neque audierit sermones
19- 1 Cum consummasset Jesus sermones istos
21-24 Interrogabo vos et ego unum sermonem
22-15 Consil. inierunt ut caperent eum in sermone
26- 1 Cum consummasset Jesus sermones hos
-44 Oravit tertio, eumdem sermonem dicens
Marc. 1-45 Cœpit prædicare, et diffamare sermonem
7-29 Propt. hunc sermonem, vade, exiit dæmon.
14-39 Abiens oravit, eumdem sermonem dicens
16-20 Do. cooperante, et sermonem confirmante
Luc. 1- 2 Ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis
-29 Turbata est in sermone ejus, et cogitabat
3- 4 Sicut scriptum est in libro sermonum Isaiæ
4-32 Stupebant... quia in potestate erat sermo
5-15 Perambulabat autem magis sermo de illo
6-47 Et audit sermones meos, et facit eos
7-17 Exiit hic sermo in universam Judæam de eo
9-26 Nam qui me erubuerit et meos sermones
-44 Ponite vos in cordibus vestris sermones istos
20-20 Miserunt insidiatores... ut caperent eum in sermone
23- 9 Interrogabat autem eum multis sermonibus
24-17 Qui sunt hi sermones, quos confertis ad inv.
-19 Fuit vir proph. potens in opere et sermone
Joan. 2-22 Crediderunt... sermoni quem dixit Jesus
4-41 Crediderunt in eum propter sermonem ej.
-50 Credidit homo sermoni, quem dixit ei Jesus
6-61 Durus est hic sermo, et quis potest eum aud.
7-36 Quis est hic sermo quem dixit : Quæretis me
-40 Cum audissent hos sermones ejus, dicebant
8-31 Si vos manseritis in sermone meo, vere Disc.
-37 Quia sermo meus non capit in vobis
-43 Quia non potestis audire sermonem meum
-51 Si quis sermonem meum servaverit,mortem
-52 Dicis : Si quis sermonem meum servaverit
-55 Sed scio eum, et sermonem ejus servo
10-19 Dissensio... inter Judæos propter sermones
-35 Si illos dixit deos ad quos sermo Dei factus
12-38 Ut sermo Isaiæ prophetæ impleretur
-48 Sermo quem locutus sum, ille judicabit eum
14-23 Si quis diligit me, sermonem m. servabit
-24 Qui non diligit me, sermones m. non servat
Et sermonem quem audistis, non est meus
15- 3 Propter sermonem quem locutus sum vobis
-20 Mementote sermonis mei, quem ego dixi
-25 Sed ut adimpleatur sermo, qui.. scriptus est
17- 6 Mihi eos dedisti : et sermonem t. servaver.
-14 Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos
-17 Sanctifica eos in veritate. Sermo t. veritas
18- 9 Ut impleretur sermo, quem dixit
-32 Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit
19- 8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem
-13 Pilatus autem cum audisset hos sermones

Joan. 21-23 Exivit ergo sermo iste inter fratres
Act. 1- 1 Primum quidem sermonem feci de omnibus
2-41 Qui ergo receperunt sermonem ejus, bapt.
5-24 Ut a. audierunt hos sermones magistratus
6- 5 Et placuit sermo coram omni multitudine
8-21 Non est tibi pars, neq. sors in sermone isto
11-22 Pervenit autem sermo ad aures Ecclesiæ
13-15 Si quis est in vobis sermo exhortationis
20- 2 Et exhortatus eos fuisset multo sermone
- 7 Protraxitque sermonem usq. in med. noct.
Rom. 3- 4 Ut justificeris in sermonibus tuis : et vincas
16-18 Et per dulces sermones... seducunt corda
1 Cor. 2- 1 Fratres, veni non in sublimitate sermonis
- 4 Et sermo meus, et prædicatio mea
4-19 Et cognoscam non sermonem eorum
-20 Non enim in sermone est regnum Dei
12- 8 Alii quidem per Spiritum datur sermo sapientiæ : alii autem sermo scientiæ
-10 Alii interpretatio sermonum
-28 Genera linguar., interpretationes sermonum
14- 9 Nisi manifestum sermonem dederitis
15-54 Tunc fiet sermo, qui scriptus est : Absorpta
2 Cor. 1-18 Quia sermo noster, qui fuit apud vos
8- 7 Sicut in omnibus abundatis fide et sermone
10-10 Præsentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis
11- 6 Nam et si imperitus sermone, sed non scien.
Galat. 5-14 Omnis enim lex in uno sermone impletur
Ephes. 4-29 Om. sermo malus ex ore vest. non procedat
6-19 Ut detur mihi sermo in apertione oris mei
Colos. 2- 4 Ut nemo vos decipiat in sublimit. sermonum
3- 8 Deponite... turpem sermonem de ore vestro
4- 3 Ut Deus aperiat nobis ostium sermonis
- 6 Sermo vester semp. in gratia sale sit conditus
1 Thes. 1- 5 Non fuit ad vos in sermone tantum
- 8 A vobis enim diffamatus est sermo Domini
2- 5 Neq. e. aliquando fuimus in sermone adul.
2 Thes. 2- 2 Neque per sermonem, neque per epistolam
-14 Sive per sermonem, sive per epistolam nost.
-16 Et confirmet in omni opere et sermone bono
3- 1 Orate pro nobis, ut sermo Dei currat
1 Tim. 1-15 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
3- 1 Fidelis sermo : Si quis episcopatum desiderat
4- 9 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus
6- 3 Non acquiescit sanis sermonibus Do. nostri
2 Tim. 2-11 Fidelis sermo : nam si commortui sumus
-17 Et sermo eorum ut cancer serpit
Tit. 1- 9 Amplectentem eum... fidelem sermonem
3- 8 Fidelis sermo est : et de his volo te confirm.
Hebr. 2- 2 Si enim qui per Angelos dictus est sermo
4- 2 Sed non profuit illis sermo auditus
-12 Vivus est enim sermo Dei, et efficax
-13 Aperta s. oculis ejus, ad quem nobis sermo
5-11 De quo nobis grandis sermo, et interpretab.
-12 Quæ sint elementa exordii sermonum Dei
-13 Omnis enim... expers est sermonis justitiæ
6- 1 Intermittentes inchoationis Chr. sermonem
7-28 Sermo a. jurisjurandi, qui post legem est
Jacob. 5-12 Sit autem sermo vester : Est, est : Non, non
1 Petr. 4-11 Si quis loquitur, quasi sermones Dei
2 Petr. 1-19 Habemus firmiorem prophetic. sermonem

SERMOCINATIO.

Prov. 3-32 Et cum simplicibus sermocinatio ejus

SERMOCINOR.

4 Reg. 2-11 Cumque... et incedentes sermocinarentur
Sap. 8-12 Sermocinante me plura, manus ori suo imp.

SERO. *Verbum.*

Gen. 47-23 Accipite semina, et serite agros
Levit. 19-19 Agrum tuum non seres diverso semine
25- 3 Sex annis seres agrum tuum
- 4 Agrum non seres, et vineam non putabis
-11 Non seretis, neque metetis sponte in agro nascentia
-20 Quid comedem. anno sept., si non severimus
-22 Seretisq. anno octavo, et comedetis veteres
26-16 Frustra seretis sementem, quæ ab hostibus devorabitur
27-16 Si triginta modiis hordei seritur terra
Num. 20- 5 In locum ist. pessimum, qui seri non potest
Deut. 22- 9 Non seres vineam tuam altero semine : ne et sementis quam sevisti, et quæ nascuntur ex vinea, pariter sanctificentur
29-23 Ardore comburens, ita ut ultra non seratur
Judic. 6- 3 Cumque sevisset Israël, ascendebat Madian
Job. 31- 8 Seram, et alius comedat
Isai. 28-24 Numquid tota die arabit arans ut serat ?
-25 Seret gith, et cyminum sparget
40-24 Neq. satus, neq. radicatus in terra truncus
55-10 Et dat semen serenti, et panem comedenti
Jerem. 4- 3 Novate vobis novale, et nolite serere super spinas
35- 7 Non ædificabitis, et sementem non seretis

Matth. 6-26 Respicite volatilia cœli, quon. non serunt

SERO. *Adverb.*

Judith. 13- 1 Ut autem sero factum est, festinaverunt
Matth. 20- 8 Cum sero autem factum esset, dicit domin.
27-57 Cum autem sero factum esset
Marc. 4-35 In illa die, cum sero esset factum
6-47 Cum sero esset, erat navis in medio mari
13-35 Sero, an media nocte, an galli cantu, an mane
15-42 Et cum jam sero esset factum
Joan. 6-16 Ut autem sero factum est, descenderunt
20-19 Cum ergo sero esset die illo, una sabbator.

SERON. *Princeps exercitus Syriæ.*

1 Mac. 3-13 Et audivit Seron princeps exercitus Syriæ
-23 Contritus est Seron, et exercitus ejus

SEROR. *Filius Bechorath.*

1 Reg. 9- 1 Filius Abiel, filii Seror, filii Bechorath

SEROTINUS, A, UM.

Gen. 30-42 Quando vero serotina admissura erat Factaque sunt ea quæ erant serotina, Laban
Exod. 9-32 Non sunt læsa, quia serotina erant
Deut. 11-14 Dabit pluviam terræ vest. temp. et serotinam
Job. 29-23 Os suum aperiebant quasi ad imbrem serotinum
Prov. 16-15 Et clementia ejus quasi imber serotinus
Jerem. 2-31 Numquid solitudo factus sum Israëli, aut terra serotina ?
3- 3 Et serotinus imber non fuit
5-24 Qui dat nobis pluviam temp. et serotinam
Osee. 6- 3 Quasi imber nobis temp., et serotinus terræ
Joel. 2-23 Descendere faciet ad vos imbrem matutinum et serotinum
Amos. 7- 1 In principio germinantium serotini imbris, et ecce serotinus post tonsionem regis
Zach. 10- 1 Petite a Dom. pluviam in tempore serotino
Jacob. 5- 7 Donec accipiat temporaneum et serotinum

SERPENS.

Gen. 3- 1 Serpens erat callidior cunctis animantibus
- 4 Dixit autem serpens ad mulierem
-13 Respondit : Serpens decepit me, et comedi
-14 Et ait Dominus Deus ad serpentem
Num. 21- 6 Misit Domin. in populum ignitos serpentes
- 7 Ora ut tollat a nobis serpentes
- 8 Fac serpentem æn., et pone eum pro signo
- 9 Fecit ergo Moyses SERPENTEM ÆNEUM
Deut. 8-15 In qua erat serpens flatu adurens
32-24 Cum furore trahentium... atq. serpentium
4 Reg. 18- 4 Confregitq. serpentem æneum, quem fecerat
Judith. 8-25 Exterminati... et a serpentibus perierunt
Psal. 57- 5 Furor illis secund. similitudinem serpentis
139- 4 Acuerunt linguas suas sicut serpentis
148-10 Et universa pecora : serpentes, et volucres
Eccle. 10-11 Si mordeat serpens in silentio
Sap. 11-16 Quidam errantes colebant mutos serpentes
17- 9 Et serpentium sibilatione commoti
Eccli. 10-13 Hæreditabit serpentes, et bestias, et vermes
12-13 Quis miserebitur incantatori a serpente percusso
39-36 Serpentes, et rhomphæa vindicans in ext
Isai. 27- 1 Super Leviathan serpentem vectem, et super Leviathan serpentem tortuosum
65-25 Et serpenti pulvis panis ejus
Jerem. 8-17 Quia ecce ego mittam vob. serpentes regulos
Baruc. 6-19 Corda vero eorum dicunt elingere serpentes
Amos. 9- 3 Ibi mandabo serpenti, et mordebit eos
Mich. 7-17 Lingent pulverem sicut serpentes
Matth. 7-10 Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei ?
10-16 Estote ergo prudentes sicut serpentes
23-33 Serpentes genimina viperarum, quomodo
Marc. 16-18 Serpentes tollent : et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit
Luc. 10-19 Dedi vobis potest. calcandi supra serpentes
11-11 Numquid pro pisce serpentem dabit illi ?
Joan. 3-14 Sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto
Act. 10-12 Et serpentia terræ, et volatilia cœli
Rom. 1-23 In similitudinem.. quadrup. et serpentium
1 Cor. 10- 9 Tentaverunt, et a serpentibus perierunt
2 Cor. 11- 3 Ne sicut serpens Hevam seduxit astutia sua
Jacob. 3- 7 Omn. e. natura.. et volucrum et serpentium
Apoc. 9-19 Nam caudæ eorum similes serpentibus
12- 9 Serpens antiquus, qui vocatur Diabolus
-14 Et dimidium temporis a facie serpentis
-15 Et misit serpens ex ore suo post mulierem
20- 2 Apprehendit draconem, serpentem antiq.

SERPO.

Ezech. 47- 9 Et omnis anima vivens, quæ serpit
2 Tim. 2-17 Et sermo eorum ut cancer serpit

SERRA.

Isai. 10-15 Aut exaltabitur serra contra eum
28-27 Non enim in serris triturabitur gith

SERRO.

2 Reg. 12-31 Populum quoque ejus adducens serravit
3 Reg. 7- 9 Tam intrinsecus, quam extrinsecus serrati
Isai. 41-15 Triturans novum, habens rostra serrantia

SERTUM.

Isai. 28- 5 Et sertum exultationis residuo populi sui

SERUG. *Filius Reu.*

1 Par. 1-26 Serug, Nachor, Thare

SERVA.

Gen. 29-29 Cui pater servam Balam tradiderat
1 Reg. 1-11 Dederisque servæ tuæ sexum virilem

SERVATOR.

Prov. 24-12 Ipse intelligit, et servatorem animæ tuæ nihil fallit

SERVILE.

Levit. 23- 7 Omne opus servile non facietis in eo
- 8 Nullumque servile opus facietis in eo
-21 Omne opus servile non facietis in eo
-25 Omne opus servile non facietis in eo
-28 Omne opus servile non facietis in tempore
-35 Omne opus servile non facietis in eo
-36 Omne opus servile non facietis in eo
Num. 28-18 Omne opus servile non facietis in ea
-25 Omne opus servile non facietis in eo
-26 Omne opus servile non facietis in ea
29- 1 Omne opus servile non facietis in ea
- 7 Omne opus servile non facietis in ea
-12 Omne opus servile non facietis in ea
-35 Die octavo... om. opus servile non facietis

SERVIO.

Gen. 14- 4 Duodecim e. annis servierant Chodorlahom.
15-14 Gentem, cui servituri sunt, ego judicabo
25-23 Et major serviet minori
27-29 Et serviant tibi populi, et adorent te tribus
-40 Vives in gladio, et fratri tuo servies
29-15 Quia frater meus es, gratis servies mihi ?
-18 Serviam tibi pro Rachel filia tua minore
-20 Servivit ergo Jacob pro Rachel sept. annis
-25 Nonne pro Rachel servivi tibi ?
-27 Dabo tibi pro opere quo serviturus es mihi
-30 Serviens apud eum septem annis aliis
30-26 Et liberos meos, pro quibus servivi tibi Tu nosti servitutem qua servivi tibi
-29 Tu nosti quomodo servierim tibi
31- 6 Totis viribus meis servierim patri vestro
-41 Per viginti annos in domo tua servivi tibi
47-25 Respiciat nos... et læti serviemus regi
49-15 Factusque est tributis serviens
Exod. 4-23 Dimitte filium meum ut serviat mihi
14- 5 Ut dimitteremus Israël, ne serviret nobis
-12 Recede a nobis, ut serviamus Ægyptiis : multo enim melius erat servire eis, quam mori in solitudine
21- 2 Si emeris servum Hebr., sex annis serviet
23-25 Servietisque Domino Deo vestro
-33 Ne.. peccare te faciant.. si servieris diis cor.
Levit. 25-53 Quibus ante servivit mercedibus imputatis
26-13 Eduxi vos de terra Ægypt., ne serviretis eis
Num. 3- 8 Servientes in ministerio ejus
7- 5 Suscipe ab eis ut serviant in ministerio tab.
- 9 Quia in sanctuario serviunt, et onera prop.
8-11 Ut serviant in ministerio ejus
-15 Ingrediantur taber. fœderis ut serviant mihi
-19 Ut serviant mihi pro Israël in tabernaculo
-25 Cumque quinquagesimum annum ætatis impleverint, servire cessabunt
16- 9 Ut serviretis ei in cultu tabernaculi
18- 6 Ut serviant in ministeriis tabernaculi ejus
-21 Pro ministerio quo serviunt mihi in tabern.
-23 Solis filiis Levi mihi in tabern. servientibus
-31 Pro ministerio, quo servitis in tabernaculo
Deut. 4-28 Ibique servietis diis, qui hom. manu fabric.
5-15 Memento quod et ipse servieris in Ægypto
6-13 Deum tuum timebis, et illi soli servies
7- 4 Ne sequ. me, et ut magis serviat diis alienis
-16 Nec servies diis eorum, ne sint in ruinam
10-12 Ac servias Domino Deo tuo in toto corde t.
-20 Dom. Deum tuum timebis, et ei soli servies
11-13 Ut diligatis Do. Deum vestrum, et serviatis ei
-16 Et recedatis a Dom., serviatisq. diis alienis
13- 2 Et sequamur deos alienos quos ignoras, et serviamus eis
- 4 Ipsi servietis, et ipsi adhærebitis
- 6 Clam dicens : Eamus, et serviamus diis alien.

Deut. 13-13 Dixerunt : Eamus, et serviamus diis alienis
15-12 Et sex annis servierit tibi
-15 Memento quod et ipse servieris in terra Æg.
-17 Et serviet tibi usque in æternum
-18 Juxta mercedem mercenarii per sex annos servivit tibi
17- 3 Ut vadant et serviant diis alienis
20-11 Salvabitur, et serviet tibi sub tributo
24-18 Memento quod servieris in Ægypto
-22 Memento quod et tu servieris in Ægypto
28-36 Et servies ibi diis alienis ligno et lapidi
-47 Eo quod non servieris Domino Deo tuo
-48 Servies inimico tuo, quem immittet tibi Do.
-64 Et servies ibi diis alienis, quos et tu ignoras
29-18 Ut vadat, et serviat diis illarum gentium
-26 Et servierunt diis alienis, et adoraverunt
30-17 Adoraveris deos alienos, et servieris eis
31-20 Avertentur ad deos alienos, et servient eis
Josue. 22- 5 Adhæreatisq. ei, ac serviatis in omni corde
-27 Ut serviamus Domino, et juris nostri sit offerre et holocausta
23- 7 Et serviatis eis, et adoretis illos
-16 Et servieritis diis alienis, et adoraveritis eos
24- 2 Servieruntque diis alienis
-14 Et servite ei perfecto corde atque verissimo
Quibus servierunt patres vestri in Mesopotamia et in Ægypto, ac servite Domino
-15 Malum vobis videtur ut Domino serviatis
Cui servire potissimum debeatis
Quibus servierunt patres vestri in Mesopot.
Ego autem et domus mea serviemus Dom.
-16 Relinquamus Do., et serviamus diis alienis
-18 Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus
-19 Non poteritis servire Domino
-20 Si dimiseritis Do., et servieritis diis alienis
-21 Nequaquam ita ut loqueris, erit, sed Domino serviemus
-22 Elegeritis vobis Dominum, ut serviatis ei
-24 Domino Deo nostro serviemus
-31 Servivitq. Israël Dom. cunctis diebus Josue
Judic. 2- 7 Servieruntque Domin. cunctis diebus ejus
-11 Feceruntque filii Israël malum... et servierunt Baalim
-13 Dimittentes eum, et servientes Baal et Ast.
-19 Servientes eis, et adorantes illos
3- 6 Et servierunt diis eorum
- 7 Obliti sunt Dei sui servientes Baalim et Ast.
- 8 Servieruntque ei octo annis
-14 Servieruntque filii Israël Eglon regi Moab
9-28 Et quæ est Sichem, ut serviamus ei ?
Cur ergo serviemus ei ?
-38 Quis est Abimelech ut serviamus ei ?
10- 6 Et servierunt idolis, Baalim et Astaroth
-10 Dereliquimus Dom... et servivimus Baalim
-16 Idola projecerunt, et servierunt Dom. Deo
1 Reg. 4- 9 Estote viri, Philisthiim : ne serviatis Hebræis, sicut et illi servierunt vobis
7- 3 Servite ei soli, et eruet vos de manu Philist.
- 4 Et servierunt Domino soli
8- 8 Dereliquerunt me, et servierunt diis alienis
11- 1 Habeto nos fœderatos, et serviemus tibi
12-10 Dereliq. Dom., et servivimus Baalim et Ast.
Erue nos... et serviemus tibi
-14 Si timueritis Dominum, et servieritis ei
-20 Sed servite Domino in omni corde vestro
-24 Et servite ei in veritate et ex toto corde
17- 9 Vos servi eritis, et servietis nobis
26-19 Dicentes : Vade, servi diis alienis
2 Reg. 8- 2 Factusq. est Moab Dav. serviens sub tributo
- 6 Factaq. est Syria Dav. serviens sub tributo
-14 Et facta est universa Idumæa serviens Dav.
9-12 Cognatio domus Sibæ serviebat Miphiboseth
10-19 Fecerunt pacem cum Israël, et servierunt eis
16-19 Cui ergo serviturus sum ? nonne filio regis?
22-44 Populus, quem ignoro , serviet mihi
3 Reg. 4-21 Et servientium ei cunctis diebus vitæ ejus
9-22 Non constituit Salomon servire quemquam
12- 4 Imminue paululum... et serviemus tibi
- 7 Si hodie obedieris populo huic, et servieris
16-31 Et abiit, et servivit Baal, et adoravit eum
22-54 Servivit quoque Baal, et adoravit eum
4 Reg. 4- 1 Ut tollat duos filios meos ad serviendum sibi
17-16 Adoraverunt universam militiam cœli : servieruntque Baal
-33 Diis quoq. suis serviebant juxta consuetud.
-41 Sed nihilominus et idolis suis servientes
18- 7 Rebellavit... et non servivit ei
21-21 Servivitque immunditiis, quibus servierat pater ejus
25-24 Dicens : Nolite timere servire Chaldæis
Et servite regi Babylonis, et bene erit vobis
1 Par. 18- 6 Ut Syria quoque serviret sibi
-13 Ut serviret Idumæa David
19-19 Transfugerunt ad David, et servierunt ei
25- 1 Dedicato sibi officio servientes

1 Par. 28- 9 Servito ei corde perfecto et animo volunt.
2 Par. 7-19 Et abeuntes servieritis diis alienis
8- 9 Non posuit ut servirent operibus regis
10- 4 Paulul. de onere sublevа, ut serviamus tibi
- 7 Servient tibi omni tempore
12- 8 Servient ei, ut sciant distantiam servitutis
24-18 Servieruntque lucis et sculptilibus
30- 8 Servite Domino Deo patrum vestrorum
33-16 Præcepitq. Judæ, ut serviret Do. Deo Isr.
-22 Et cunctis idolis... immolavit atque servivit
34-33 Et fecit omnes... servire Domino Deo suo
36-20 Ductus in Babylon., servivit regi et filiis ej.
2 Esdr. 9-35 Non servierunt tibi, nec reversi sunt
Tobiæ. 14-10 Servite Domino in veritate
Judith. 3- 2 Ut viventes serviamus Nabuchodonosor
8-16 In spir. constituti humiliato, servientes illi
11- 1 Qui voluit servire Nabuchodonosor regi
- 5 Quoniam non solum homines serviunt illi
16-17 Tibi serviat omnis creatura tua
Job. 4-18 Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles
21-15 Quis est Omnipotens ut serviamus ei ?
39- 9 Numquid volet rhinoceros servire tibi ?
Psal. 2-11 Servite Domino in timore
17-45 Populus, quem non cognovi, servivit mihi
21-31 Et semen meum serviet ipsi
71-11 Omnes gentes servient ei
80- 7 Manus ejus in cophino servierunt
99- 2 Jubilate Deo, omnis terra : servite Domino
101-23 In conveniendo... et reges ut serviant Dom.
105-36 Et servierunt sculptilibus eorum
118-91 Perseverat dies : quoniam om. serviunt tibi
Prov. 11-29 Et qui stultus est, serviet sapienti
12-24 Quæ autem remissa est, tributis serviet
Eccle. 5- 8 Insuper univ. terræ rex imperat servienti
Eccli. 3- 8 Et quasi dominis serviet his qui se genuer.
4-15 Qui serviunt ei, obsequentes erunt sancto
8-10 Et servire magnatis sine querela
10-28 Servo sensato liberi servient
25-11 Et qui non servivit indignis se
Isai. 14- 3 Et a servitute dura, qua ante servisti
19-23 Et servient Ægyptii Assur
43-23 Non te servire feci in oblatione
-24 Verumtamen servire me fecisti in peccatis t.
60-12 Et regnum, quod non servierit tibi, peribit
Jerem. 2-20 Rupisti vincula m., et dixisti: Non serviam
5-19 Sicut... servistis deo alieno in terra vestra, sic servietis alienis in terra non vestra
8- 2 Quæ dilexerunt, et quibus servierunt
11-10 Abierunt post deos alienos, ut servirent eis
13-10 Ut servirent eis, et adorarent eos
16-11 Et servierunt eis, et adoraverunt eos
-13 Et servietis ibi diis alienis die ac nocte
17- 4 Et servire te faciam inimicis tuis
22- 9 Adoraverint deos alienos, et servierint eis
25- 6 Nolite ire post deos alienos, ut serviatis eis
-11 Et servient omnes gentes istæ regi Babylonis
-14 Quia servierunt eis, cum essent gent. multæ
27- 6 Et bestias agri dedi ei, ut serviant illi
- 7 Et servient ei omnes gentes et filio ejus
Et servient ei gentes multæ et reges magni
- 8 Quod non servierit Nabuchodonosor regi
- 9 Qui dicunt vobis : Non servietis regi Babyl.
-11 Subjecerit cervicem suam sub jugo regis Babylonis, et servierit ei
-12 Et servite ei et populo ejus, et vivetis
-13 Quæ servire noluerit regi Babylonis
-14 Dicentium vobis : Non servietis regi Babyl.
-17 Sed servite regi Babylonis ut vivatis
28-14 Ut serviant Nabuchodonosor regi Babylonis, et servient ei
30- 9 Sed servient Domino Deo suo
34-14 Et serviet tibi sex annis
40- 9 Dicens : Nolite timere servire Chaldæis
Et servite regi Babylonis, et bene erit vobis
Baruc. 1-12 Et serviamus eis multis diebus
4-32 Civitates, quibus servierunt filii tui, pun.
Ezech. 20-39 Post idola vestra ambulate, et servite eis
-40 Ibi serviet mihi omnis domus Israël
29-18 Nabuchodonosor rex Babylonis servire fecit
Pro servitute qua servivit mihi
-20 Et operi, quo servivit adversus eam
48-18 Fruges ejus in panes his qui serviunt civitati
-19 Servientes autem civitati, operabuntur
Dan. 3-95 Ne servirent, et ne adorarent omnem deum
6-20 Deus tuus, cui tu servis semper
7-14 Et om. populi, tribus, et linguæ ipsi servient
-27 Omnes reges servient ei, et obedient
Osee. 12-12 Et servivit Israël in uxorem
Mich. 6- 4 Et de domo servientium liberavi te
Soph. 3- 9 Et serviant ei humero uno
Zach. 2- 9 Et erunt prædæ his qui serviebant sibi
Malac. 3-14 Dixistis : Vanus est qui servit Deo
-17 Sicut parcit vir filio suo servienti sibi
-18 Inter servientem Deo, et non servientem ei
1 Mac. 6-23 Nos decrevimus servire patri tuo

2 Mac. 1-27 Libera eos qui serviunt gentibus
Matth. 4-10 Do. Deum tuum adorabis, et illi soli servies
6-24 Nemo potest duobus dominis servire
Non potestis Deo servire et mammonæ
Luc. 1-74 De manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi
2-37 Et obsecrationibus serviens nocte ac die
4- 8 Deum tuum adorabis, et illi soli servies
15-29 Dixit patri suo : Ecce tot annis servio tibi
16-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
Non potestis Deo servire et mammonæ
Joan. 8-33 Et nemini servivimus unquam
Act. 7- 7 Et gentem, cui servierint, judicabo ego
Exibunt, et servient mihi in loco isto
-42 Et tradidit eos servire militiæ cœli
20-19 Serviens Domino cum omni humilitate
Rom. 1- 9 Cui servio in spiritu m. in Evangelio Filii ej.
-25 Et servierunt creaturæ potius quam Creatori
6- 6 Et ultra non serviamus peccato
-19 Exhibuistis membra vestr. servire immund.
Exhibete membra vestra servire justitiæ
7- 6 Ita ut serviamus in novitate spiritus
-25 Igitur ego ipse mente servio legi Dei
9-13 Quia major serviet minori, sicut script. est
12-11 Spiritu ferventes : Domino servientes
13- 6 Ministri e. Dei sunt, in hoc ipsum servientes
14-18 Qui enim in hoc servit Christo, placet Deo
16-18 Christo Domino nostro non serviunt
1 Cor. 5-10 Aut rapacibus, aut idolis servientibus
-11 Est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens
6- 9 Neque idolis servientes, neque adulteri
Galat. 4- 3 Sub elementis mundi eramus servientes
- 8 Iis, qui natura non sunt dii, serviebatis
- 9 Quibus denuo servire vultis ?
-25 Conjunctus est ei... et servit cum filiis suis
5-13 Sed per charitatem Spiritus servite invicem
Ephes. 6- 6 Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes
- 7 Cum bona voluntate servientes, sicut Dom.
Philip. 2-22 Mecum servivit in Evangelio
3- 3 Qui spiritu servimus Deo, et gloriamur
Colos. 3-22 Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes
-24 Domino Christo servite
1 Thes. 1- 9 Conversi estis... servire Deo vivo et vero
1 Tim. 6- 2 Sed magis serviant, quia fideles s. et dilecti
2 Tim. 1- 3 Grat. ago Deo, cui servio a progenitoribus
Tit. 2- 3 Non multo vino servientes bene docentes
3- 3 Servientes desideriis et voluptatibus variis
Hebr. 9- 9 Non possunt... perfectum facere servientem
-14 Ad serviendum Deo viventi
12-28 Per quam serviamus placentes Deo
Apoc. 7-15 Et serviunt ei die ac nocte in templo ejus
22- 3 Et servi ejus servient illi
-15 Foris canes.. homicidæ, et idolis servientes

SERVITIUM.

Judith. 3- 6 Et utere servitio nostro, sicut placuerit tibi
5-11 Eos vellent... ad suum servitium revocare
Tobiæ. 9- 3 Ut assumas tibi animalia, sive servitia

SERVITUS.

Gen. 15-13 Et subjicient eos servituti, et affligent
27-37 Et om. fratres ejus servituti illius subjugavi
30-26 Tu nosti servitutem qua servivi tibi
43-18 Violenter subjiciat servituti et nos et asinos
47-19 Eme nos in servitutem regiam, et præbe
Exod. 6- 6 Qui educam vos... et eruam de servitute
13- 3 Egressi estis de Ægyp., et de domo servitutis
-14 Eduxit nos Dominus... de domo servitutis
20- 2 Qui eduxi te de terra Æg., de domo servitutis
Levit. 25-39 Non eum opprimes servitute famulorum
Deut. 5- 6 Eduxi te de terra Ægypti, de domo servitutis
6-13 Qui eduxit te... de domo servitutis
7- 8 Eduxitq. vos... et redemit de domo servitutis
8-14 Eduxit te de ter. Ægypti, de domo servitutis
13- 5 Et redemit vos de domo servitutis
-10 Eduxit te de ter. Ægypti, de domo servitutis
Josue. 24-17 Ipse eduxit nos... de domo servitutis
Judic. 6- 8 Et eduxi vos de domo servitutis
2 Par. 10- 4 Qui nobis imposuit gravem servitutem
12- 8 Servient ei, ut sciant distantiam servitutis meæ, et servitutis regni terrarum
1 Esdr. 9- 8 Et daret nobis vitam modicam in servitute
- 9 In servitute nostra non dereliquit nos Deus
2 Esdr. 5- 5 Nos subjugamus filios nostros et filias nostras in servitutem
9-17 Ut converterentur ad servitutem suam
Judith. 3- 2 Ipsi servitutis nostræ damna patiamur
Esth. 14- 8 Non eis sufficit, quod durissima nos opprimunt servitute
Psal. 103-14 Producens... et herbam servituti hominum
146- 8 Producit in montibus fœnum et herbam servituti hominum
Sap. 18-21 Proferens servitutis suæ scutum, orationem

Sap. 19-13 Bonos hospites in servitutem redigebant
Eccli. 2- 1 Accedens ad servitutem Dei, sta in justitia
Isai. 14- 3 Cum requiem dederit... a servitute dura
Jerem. 34-13 Eduxi eos de terra Æg., de domo servitutis
Thren. 1- 3 Migravit Judas propter afflictionem et multitudinem servitutis
Ezech. 29-18 Servire fecit exercitum suum servitute
Pro servitute qua servivit mihi advers. eam
1 Mac. 1-45 Multi ex Israël consenserunt servituti ejus
2-19 Ut discedat unusquisque a servitute legis
8-10 In servitutem illos redeger. usq. in hunc diem
-18 Quod in servitutem premerent regnum Isr.
Act. 7- 6 Servituti eos subjicient, et male tractabunt
Rom. 8-15 Non enim accepistis spiritum servitutis
-21 Ipsa creatura liberabitur a servitute corrup.
1 Cor. 7-15 Non e. servituti subjectus est frater aut sor.
9-27 Castigo corpus meum et in servitutem redigo
Galat. 2- 4 Ut nos in servitutem redigerent
4-24 In monte Sina, in servitutem generans
5- 1 Nolite iterum jugo servitutis contineri
-20 Idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ
Ephes. 5- 5 Quod est idolorum servitus
Colos. 3- 5 Concupiscentiam malam, et avaritiam, quæ est simulacrorum servitus
Hebr. 2-15 Qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti

SERVO.

Gen. 19-32 Ut servare possimus ex patre nostro semen
26- 5 Mandata mea, et cæremonias legesque servaverit
37-22 Manusque vestras servate innoxias
41-35 Frumentum.. condatur, serveturq. in urb.
Exod. 1-18 Quod facere voluistis, ut pueros servaretis
12- 6 Servabitis eum usq. ad quart. decimam diem
16-33 Coram Dom. ad servandum in generationes
26-24 Ponendæ sunt, similis junctura servabitur
Levit. 18- 4 Præcepta m. servabitis, et ambulabitis in eis
Num. 17-10 Refer virgam Aaron.. ut servetur ibi in sign.
Deut. 19- 4 Lex homicidæ fug., cujus vita servanda est
28-45 Nec servasti mandata ejus et cæremonias
33- 9 Eloquium tuum, et pactum t. servaverunt
Judic. 8-19 Quia si servassetis eos, non vos occiderem
11-39 Mos increbuit in Israël, et consuetudo servata est
Ruth. 2-20 Quam præbuerat vivis, servavit et mortuis
1 Reg. 2- 9 Pedes sanctorum suorum servabit
9-24 Comede: quia de industria servatum est tibi
13-14 Eo quod non servaveris quæ præcepit Dom.
22-23 Quæret et animam t., mecumq. servaberis
25-21 Frustra servavi omnia quæ hujus erant
2 Reg. 8- 6 Servavitque Dominus David in omnibus
-14 Et servavit Dominus David in omnibus
14- 4 Et adoravit, et dixit: Serva me, rex
18- 5 Præcepit rex.. Servate mihi puerum Absal.
3 Reg. 9- 4 Et legitima mea et judicia mea servaveris
2 Par. 7-17 Justitias meas judiciaque servaveris
9- 8 Diligit Deus Israël, et vult servare eum
Tobiæ. 3-16 Servavi animam m. ab omni concupiscentia
6- 7 Habebunt ista, quæ de pisce servare jussisti?
Esth. 2- 8 Tradita est ut servaretur in numero fœmin.
-11 Domus, in qua electæ virgines servabantur
Job. 2- 6 Verumtamen animam illius serva
21-19 Deus servabit filiis illius dolorem patris
-30 In diem perditionis servatur malus
Psal. 11- 8 Tu, Domine, servabis nos: et custodies nos
77-57 Averterunt se, et non servaverunt pactum
88-29 In æternum servabo illi misericordiam m.
102-18 His qui servant testamentum ejus
118-168 Servavi mandata tua et testimonia tua
Prov. 2- 8 Servans semitas justitiæ, et vias sanctorum
-11 Consil. custodiet te, et prudentia servabit te
4-23 Omni custodia serva cor tuum
7- 2 Serva mandata mea, et vives: et legem
16-17 Custos animæ suæ servat viam suam
22-18 Cum servaveris eam in ventre tuo
25-10 Quas tibi serva, ne exprobrabilis fias
27-18 Qui servat ficum, comedet fructus ejus
Eccle. 9- 2 Sed omnia in futurum servantur incerta
Cant. 7-13 Nova et vetera, dilecte mi, servavi tibi
Eccli. 2- 6 Serva timorem illius, et in illo veterasce
7-26 Filiæ tibi sunt? serva corpus illarum
10-31 Fili, in mansuetudine serva animam tuam
15-16 Si volueris mandata servare, conservabunt te
22-15 Serva te ab illo, ut non molestiam habeas
27-13 In medio insensator. serva verbum tempori
28- 1 Et peccata illius servans servabit
29- 1 Et qui prævalet manu, mandata servat
37- 9 A consiliario serva animam tuam
Isai. 26- 3 Servabis pacem; pac., quia in te speravimus
27- 3 Ego Do. qui servo eam, repente propinabo ei
Nocte et die servo eam
42- 6 Et apprehendi manum tuam, et servavi te
49- 8 Et servavi te, et dedi te in fœdus populi
Ezech. 17-14 Sed custodiat pactum ejus, et servet illud
Ezech. 44- 8 Et non servastis præcepta sanctuarii mei
Osee. 12-12 Servivit Israël in ux., et in uxorem servavit
-13 Et in propheta servatus est
Amos. 1-11 Et indignationem suam servaverit
Malac. 2- 9 Sicut non servastis vias meas
1 Mac. 4-61 Collocavit illic exercitum, ut servarent eum
6-50 Et constituit illic custodiam servare eam
10-26 Quoniam servastis ad nos pactum
2 Mac. 6- 6 Neque dies solemnes patrii servabantur
14- 8 Primo quid. utilitatibus regis fidem servans
15-34 Qui locum suum incontaminatum servavit
Matth. 19-17 Si aut. vis ad vitam ingredi, serva mandata
23- 3 Quæcumq. dixerint vobis, servate, et facite
27-36 Et sedentes servabant eum
28-20 Docentes eos servare omnia quæcumque
Marc. 7- 4 Alia multa sunt, quæ tradita s. illis servare
- 9 Ut traditionem vestram servetis
Joan. 2-10 Tu autem servasti bonum vinum usq. adhuc
8-51 Dico vobis: Si quis sermonem m. servaverit
-52 Et tu dicis: Si quis sermonem m. servaverit
-55 Sed scio eum, et sermonem ejus servo
12- 7 Ut in diem sepulturæ meæ servet illud
14-15 Si diligitis me, mandata mea servate
-21 Qui habet mandata mea, et servat ea
-23 Si quis diligit me, sermonem meum servabit
-24 Qui non diligit me, sermones m. non servat
15-10 Si præcepta mea servaveritis, manebitis
Sicut et ego patris mei præcepta servavi
-20 Si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt
17- 6 Et sermonem tuum servaverunt
-11 Serva eos in nomine tuo, quos dedisti mei
-12 Ego servabam eos in nomine tuo
-15 Sed ut serves eos a malo
Act. 12- 5 Petrus quidem servabatur in carcere
15- 5 Præcipere quoque servare legem Moysi
25- 4 Festus autem respondit, servari Paulum
-21 Paulo autem appellante ut servaretur ad Augusti cognitionem, jussi servari eum
27-43 Centurio autem volens servare Paulum
1 Cor. 7-37 Judicavit in corde suo, servare virginem
2 Cor. 11- 9 Sine onere me vobis servavi, et servabo
Ephes. 4- 3 Solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo
1 Thes. 5-23 In adventu Do. nostri Jesu Christi servetur
1 Tim. 6-14 Ut serves mandatum sine macula, irrepreh.
2 Tim. 1-12 Potens est depositum m. servare in ill. diem
4- 7 Cursum consummavi, fidem servavi
Jacob. 2-10 Quicumque autem totam legem servaverit
1 Joan. 2- 5 Qui autem servat verbum ejus, vere in hoc
3-24 Et qui servat mandata ejus, in illo manet
Judæ. - 6 Qui non servaverunt suum principatum
-13 Procella tenebrarum servata est in æternum
-21 Vosmetipsos in dilectione Dei servate
Apoc. 1- 3 Beatus qui..servat ea, quæ in ea scripta sunt
3- 3 Et audieris, et serva, et pœnitentiam age
- 8 Servasti verbum meum, et non negasti nom.
-10 Servasti verbum patientiæ meæ
Et ego servabo te ab hora tentationis
22- 9 Qui servant verba prophetiæ libri hujus

SERVUS.

Gen. 9-25 Maledictus Chanaan, servus servorum erit
12-16 Fueruntq. ei oves, et boves, et asini, et servi
18- 3 Si inveni gratiam.. ne transeas servum tuum
- 5 Idcirco enim declinastis ad servum vestrum
19-19 Quia invenit servus tuus gratiam coram te
20- 8 Consurg. Abimelech, vocavit omnes servos
-14 Tulit igitur Abimel. oves et boves, et servos
21-25 Propter puteum aquæ, quem vi abstulerant servi ejus
24- 2 Dixitque ad servum seniorem domus suæ
- 5 Respondit servus: Si noluerit mulier venire
- 9 Posuit ergo servus manum sub femore
-14 Ipsa est quam præparasti servo tuo Isaac
-17 Occurritque ei servus, et ait: Pauxillum
-34 At ille: Servus, inquit, Abraham sum
-35 Dedit ei... argentum et aurum, servos
-59 Dimiserunt ergo eam... servumq. Abraham
-66 Servus autem, cuncta quæ gesserat, narravit
26-15 Omnes puteos quos foderant servi patris ill.
-18 Puteos, quos foderant servi patris sui Abrah.
-24 Multiplicabo semen tuum propter servum
-25 Præcepitque servis suis ut foderent puteum
-32 Vener. in ipso die servi Isaac, annuntiantes
30-43 Habuit greges multos, ancillas et servos
32- 5 Habeo boves, et asinos, et oves, et servos
-10 Veritate tua, quam explevisti servo tuo
-16 Misit per manus servorum suorum... greges
-18 Respondebis: Servi t. Jacob, munera misit
-20 Servus tuus Jacob iter nostrum insequitur
33- 5 Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus servo
-14 Præcedat dominus meus ante servum suum
39-17 Ingressus est ad me servus Hebræus
41-10 Iratus rex servis suis, me... retrudi jussit
42-10 Sed servi tui venerunt ut emerent cibos
Gen. 42-13 Duodecim, inquiunt, servi tui, fratres sumus
43-28 Sospes est servus tuus pater n., adhuc vivit
44- 7 Ut servi tui tantum flagitii commiserint
- 9 Apu[illegible] quemcumque fuerit inventum servoru[illegible] tuorum quod quæris, moriatur, et no[illegible] rimus servi domini nostri
-10 Ipse s[illegible] servus meus, vos a. eritis innoxii
-16 Deus invenit iniquitatem servorum tuorum
En omnes servi sumus domini mei
-17 Qui furatus est scyphum, ipse sit servus m.
-18 Loquatur servus tuus verbum in auribus t.
-19 Interrogasti prius servos tuos: Habetis pat.
-21 Dixistiq. servis tuis: Adducite eum ad me
-30 Si intravero ad servum tuum patrem nostr.
-32 Ego proprie servus tuus sim
-33 Manebo itaque servus tuus pro puero
46-34 Viri pastores sumus servi tui, ab infantia
47- 3 Pastores ovium sumus servi tui, et nos
- 4 Non est herba gregibus servorum tuorum
50- 2 Præcepitq. servis s. medicis, ut... condirent
-17 Oramus ut servis Dei patris tui dimittas
-18 Adorantes in ter., dixerunt: Servi tui sumus
Exod. 4-10 Ex quo locutus es ad servum tuum
5-15 Dicentes: Cur ita agis contra servos tuos?
-21 Fœtere fecistis odorem nostrum coram Pharaone et servis ejus
7-10 Tulitq. Aaron virgam coram Phar. et servis
-20 Percussit aquam fluminis coram Pharaone et servis ejus
8- 3 Super stratum t., et in domos servorum t.
- 4 Et ad omnes servos tuos intrabunt ranæ
- 9 Quando deprecer pro te et pro servis tuis
Ut abigantur ranæ a te... et a servis tuis
-11 Recedent ranæ... a domo tua et a servis tuis
-21 Immittam in te et in servos tuos
-29 Recedet musca a Pharaone et a servis suis
-31 Abstulit muscas a Pharaone et a servis suis
9-14 Super cor tuum, et super servos tuos
-20 Qui timuit verbum Do. de servis Pharaonis, fecit confugere servos s... in domos
-21 Dimisit servos suos et jumenta in agris
-30 Tu et servi necdum timeatis Dominum
-35 Ingravatum est cor ejus et servorum illius
10- 1 Induravi cor ejus et servorum illius
- 6 Implebunt domus tuas et servorum tuorum
- 7 Dixerunt autem servi Pharaonis ad eum
11- 3 Coram servis Pharaonis et omni populo
- 8 Descendentque omnes servi tui isti ad me
12-30 Surrexitq. Pharao nocte, et omnes servi ej.
-44 Omnis a. servus emptitius circumcidetur
14- 5 Immutatumq. est cor Pharaonis et servorum
-31 Crediderunt Domino et Moysi servo ejus
20-10 Servus tuus et ancilla tua, jumentum tuum
-17 Nec desiderabis uxorem ejus, non servum
21- 2 Si emeris servum Hebræum
- 5 Quod si dixerit servus: Diligo dominum
- 6 Et erit ei servus in sæculum
-20 Qui percusserit servum suum vel ancillam
-26 Si percusserit quispiam oculum servi sui
-27 Dentem quoq. si excusserit servo vel ancilla
-32 Si servum ancillamque invaserit
32-13 Recordare Abr., Isaac, et Isr., servorum t
Levit. 25- 6 Erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo
-42 Mei e. servi sunt, et ego eduxi eos de terra Æg.: non veneant conditione servorum
-44 Servus et ancilla sint vobis de nationibus
-55 Mei enim sunt servi, filii Israël
Num. 11-11 Ait ad Dominum: Cur afflixisti servum tuum
12- 7 At non talis servus meus Moyses
- 8 Quare ergo non timuistis detrahere servo
14-24 Servum meum Caleb, qui plenus alio spiritu
31-49 Nos servi tui recensuimus num. pugnator.
32- 4 Et nos servi tui habemus jumenta plurim
-25 Servi tui sumus, faciemus quod jubet Dom
-31 Sicut locutus est Dominus servis suis
Deut. 3-24 Cœpisti ostendere servo t. magnitudinem t
5-14 Filius tuus et filia, servus et ancilla
Ut requiescat servus tuus, et ancilla tua
-21 Non concupisces... agrum, non servum
6-21 Servi eramus Pharaonis in Ægypto
9-27 Recordare servorum tuorum Abraham
12-18 Filius tuus, et filia tua, et servus et famula
16-11 Filius tuus, et filia tua, servus t., et ancilla t
-12 Recordaberis quon. servus fueris in Ægypt
-14 Filius tuus et filia, servus tuus et ancilla
23-15 Non trades servum domino suo
28-68 Venderis inimicis tuis in servos et ancillas
29- 2 Pharaoni, et omnibus servis ejus
32-36 Et in servis suis miserebitur
43 Quia sang. servorum suorum ulciscetur
34- 5 Mortuusque est ibi Moyses servus Domini
-11 Pharaoni, et omnibus servis ejus
Josue. 1- 1 Et factum est post mortem Moysi servi Do.
- 2 Moyses servus meus mortuus est
- 7 Quam præcepit tibi Moyses servus meus

Josue. 5-15 Quid Do. meus loquitur ad servum suum?
9- 8 At illi ad Josue, Servi, inquiunt, tui sumus
- 9 Venerunt servi tui in nomine Domini Dei tui
-11 Servi vestri sumus, fœdus inite nobiscum
-24 Responderunt : Nuntiatum est nobis servis
10- 6 Ne retrahas manus tuas ab auxil. servorum
11-15 Sicut præceperat Dominus Moysi servo suo
24-29 Mortuus est Josue filius Nun servus Dom.
Judic. 3-24 Serviq. regis ingressi viderunt clausas fores
6-27 Assumptis ergo Gedeon dec. viris de servis
9-28 Constituit principem Zebul servum suum
15-18 Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc
1 Reg. 3- 9 Loquere, Domine, quia audit servus tuus
-10 Loquere, Domine, quia audit servus tuus
8-14 Tollet, et dabit servis suis
-16 Servos etiam vestros, et ancillas, et juvenes
-17 Greges... addecimabit, vosque eritis ei servi
12-19 Ora pro servis tuis ad Dominum Deum t.
14-41 Quid est quod non responderis servo tuo
16-15 Dixeruntq. servi Saül ad eum : Ecce spiritus
-16 Et servi tui qui coram te sunt
-17 Et ait Saül ad servos suos : Providete ergo
17- 8 Numquid... et vos servi Saül?
- 9 Si... percusserit me, erimus vobis servi : si autem... percussero eum, vos servi eritis
-32 Ego servus tuus vadam, et pugnabo
-34 Pascebat servus tuus patris sui gregem
-36 Leonem et ursum interfeci ego servus tuus
-58 Filius servi tui Isai Bethlehemitæ ego sum
18-22 Et mandavit Saül servis suis : Loquimini
Places regi, et omnes servi ejus diligunt te
-23 Et locuti sunt servi Saül in auribus David
-24 Et renuntiaverunt servi Saül, dicentes
-26 Cumque renuntiassent servi ejus David
-30 Prudentius se gerebat David, quam omnes servi Saül
19- 1 Locutus est... ad om. servos suos, ut occid.
- 4 Ne pecces, rex, in servum tuum David
20- 7 Si dixerit, Bene : pax erit servo tuo
- 8 Fac ergo misericordiam in servum tuum
21- 7 Erat autem ibi vir quidam de servis Saül
-11 Dixeruntq. servi Achis ad eum, cum vidiss.
-14 Achis ad servos s. : Vidistis hominem insan.
22- 6 Cunctique servi ejus circumstarent eum
- 7 Ait ad servos suos qui assistebant ei
- 8 Quod suscitaverit filius meus servum meum
- 9 Doëg Idumæus..erat primus int. servos Saül
-14 Quis in omnibus servis t. sicut David fidelis
-15 Ne suspicetur rex adversus servum s. rem
Non enim scivit servus tuus quidquam
-17 Noluerunt a. servi regis extendere manus
23-10 Audivit famam servus t. quod disponat Saül
-11 Si descendet Saül sicut audivit servus tuus?
Domine Deus Israël, indica servo tuo
24- 5 Dixerunt servi David ad eum : Ecce dies
25- 8 Quodcumq. invenerit manus tua da servis t.
-10 Increverunt servi qui fugiunt dominos suos
-39 Dominus... servum suum custodivit a malo
-41 Ut lavet pedes servorum domini mei
26-18 Dominus meus persequitur servum suum
-19 Audi, oro, domine mi rex, verba servi tui
27- 5 Cur enim manet servus tuus in civitate
-12 Erit igitur mihi servus sempiternus
28- 2 Nunc scies quæ facturus est servus tuus
- 7 Dixitq. Saül servis s. : Quærite mihi mulier.
Dixerunt servi ej. ad eum : Est mulier pyth.
-23 Coëgerunt autem eum servi sui et mulier
-25 Posuit ante Saül et ante servos ejus
29- 3 Num ignoratis David, qui fuit servus Saül
- 8 Quid e. feci, et quid invenisti in me servo t.
-10 Consurge mane tu, et servi domini tui
30-13 Puer Ægyptius ego sum, servus viri Amalec.
2 Reg. 2-31 Servi aut. David percusserunt de Benjamin
3-18 In manu servi m. David salvabo populum m.
-38 Dixit quoq. rex ad servos s. : Num ignoratis
6-20 Discooperiens se ante ancillas servorum s.
7- 5 Vade, et loquere ad servum meum David
- 8 Et nunc hæc dices servo meo David
-19 Nisi loquereris etiam de domo servi tui
-20 Tu enim scis servum tuum, Domine Deus
-21 Fecisti omnia...ita ut notum faceres servo t.
-25 Verbum quod locutus es super servum t.
-26 Et domus servi tui David erit stabilita
-27 Deus Israël, revelasti aurem servi t., dicens
Invenit servus tuus cor suum ut oraret te
-28 Locutus es enim ad servum tuum bona hæc
-29 Benedic domui servi tui, ut sit in sempiter.
Benedicetur domus servi t. in sempiternum
8- 7 Tulit David arma aurea, quæ habebant servi
9- 2 Erat a. de domo Saül, servus nomine Siba
Et ille respondit : Ego sum servus tuus
- 6 Qui respondit : Adsum servus tuus
-10 Operare... tu, et filii tui, et servi tui
Erant a. Sibæ quindecim filii et viginti servi
-11 Sicut jussisti .. servo tuo, sic faciet servus t.

2 Reg. 10- 2 Consolans eum per servos suos super patris interitu. Cum a. venissent servi David
- 3 Non ideo ut investigaret... misit David servos suos ad te
- 4 Tulit itaque Hanon servos David, rasitque
11- 1 Misit David Joab et servos suos cum eo
- 9 Dormivit a. Urias... cum aliis servis dom. s.
-11 Dominus meus Joab, et servi domini mei
-13 Dormivit in strato suo cum servis dom. sui
-17 Ceciderunt de populo servorum David
-21 Etiam servus tuus Urias Hethæus occubuit
-24 Direxerunt jacula sagittarii ad servos tuos
Mortuique sunt de servis regis, quin etiam servus tuus Urias Hethæus mortuus est
12-18 Timuerumtque servi David nuntiare ei
-19 Cum e. David vidisset servos s. mussitantes
Dixitque ad servos suos : Num mortuus est
-21 Dixerunt autem ei servi sui : Quis est sermo
13-24 Ait ad eum : Ecce tondentur oves servi tui
Veniat, oro, rex cum servis suis ad servum s.
-31 Omnes servi illius...sciderunt vestimenta s.
-35 Juxta verbum servi tui, sic factum est
-36 Omnes servi ejus fleverunt ploratu magno
14-19 Servus enim tuus Joab, ipse præcepit mihi
-20 Servus tuus Joab præcepit istud
-22 Hodie intellexit servus t. quia inveni grat.
Dom. mi rex : fecisti enim sermonem servi t.
-30 Dixit servis suis : Scitis agrum Joab
Succenderunt ergo servi Absalom segetem
Venientes servi Joab, scissis vestibus suis, dixerunt : Succenderunt servi Absalom
-31 Quare succenderunt servi tui segetem meam
15- 2 Ex una tribu Israël ego sum servus tuus
- 8 Vovens enim vovit servus tuus, cum esset in Gessur
-14 Ait David servis suis... Surgite, fugiamus
-15 Dixeruntque servi regis ad eum : Omnia quæcumque præceperit dominus noster rex, libenter exequemur servi tui
-18 Universi servi ejus ambulabant juxta eum
-21 Sive in vita, ibi erit servus tuus
-34 Dixeris Absalom : Servus t. sum, rex : sicut fui servus patris tui, sic ero servus tuus
16- 6 Mittebatq. lapides.. cont. univ. servos regis
-11 Ait rex Abisai et universis servis suis
17-20 Cumq. venissent servi Absalom in domum
18- 9 Accidit a. ut occurreret Absal. servis David
-29 Vidi tumultum magnum, cum mitteret Joab servus tuus, o rex, me servum tuum
19- 5 Confudisti hodie vultus omnium servorum
- 6 Non curas de ducibus tuis et de servis tuis
- 7 Procede, et alloquens satisfac servis tuis
-14 Revertere tu, et omnes servi tui
-17 Quindecim filii ejus ac viginti servi erant
-19 Neque memineris injuriarum servi tui
-20 Agnosco enim servus tuus peccatum meum
-26 Domine mi rex, servus meus contempsit me
Claudus enim sum servus tuus
-27 Insuper et accusavit me servum tuum
-28 Posuisti me servum tuum inter convivas
-35 Aut delect. potest servum t. cibus et potus
Quare servus tuus sit oneri dom. meo regi?
-37 Sed obsecro ut revertar servus tuus
Est autem servus tuus Chamaam
20- 6 Tolle igitur servos domini tui, et persequere
21-15 Descendit David, et servi ejus cum eo
-22 Ceciderunt in manu David et servorum ejus
24-10 Transferas iniquitatem servi t. quia stulte egi
-20 Animadvertit regem et servos ejus transire
-21 Ut veniat dominus rex ad servum suum
3 Reg. 1- 2 Dixerunt ergo ei servi sui : Quæramus dom.
- 9 Filios regis, et omnes viros Juda servos regis
-19 Salomonem autem servum t. non vocavit
-26 Me servum tuum, et Sadoc sacerdotem
-27 Et mihi non indicasti servo tuo
-33 Tollite vobiscum servos domini vestri
-47 Ingressi servi regis benedixerunt Domino
-51 Quod non interficiat servum suum gladio
2- 38 Sicut locutus est domin... sic faciet servus t.
-39 Ut fugerent servi Semeï ad Achis
Nuntiatumq. est Semeï quod servi ej. issent
-40 Ivitq. ad Achis...ad requirendum servos s.
3- 6 Tu fecisti cum servo tuo David... miseric.
- 7 Tu regnare fecisti servum tuum pro David
- 8 Servus t. in medio est populi, quem elegisti
- 9 Dabis ergo servo tuo cor docile, ut populum
5- 1 Misit q. Hiram... servos s. ad Salomonem
- 6 Ut præcidant mihi servi t. cedros de Libano, et servi mei sint cum servis tuis : mercedem autem servorum tuorum dabo tibi
- 9 Servi mei deponent ea de Libano ad mare
8-23 Custodis pactum et misericordiam servis t.
-24 Qui custodisti servo tuo David patri meo
-26 Quæ locutus es servo tuo David patri meo
-28 Respice ad orationem servi tui et ad preces

3 Reg. 8-28 Orationem, quam servus t. orat coram te
-29 Quam orat in loco isto ad te servus tuus
-30 Ut exaudias deprecationem servi tui
-32 Et facies, et judicabis servos t., condemnans
-36 Dimitte peccata servorum tuorum et populi
-52 Oculi tui aperti ad deprecationem servi tui
-53 Sicut locutus es per Moysen servum tuum
-56 Quæ locutus est per Moysen servum suum
-59 Ut faciat judicium servo suo et populo suo
-66 Quæ fecerat Dominus David servo suo
9-27 Misitque Hiram in classe illa servos suos.. et gnaros maris cum servis Salomonis
10- 5 Cibos mensæ ejus, et habitacula servorum
- 8 Beati servi tui, qui stant coram te semper
-13 Abiit in terram suam cum servis suis
11-11 Scindam regnum t., et dabo illud servo tuo
-13 Dabo filio tuo propter David servum meum
-17 Viri Idumæi de servis patris ejus cum eo
-26 Jeroboam q. filius Nabat... servus Salom.
-32 Propter servum meum David et Jerusalem
-34 Propter David servum meum, quem elegi
-36 Ut remaneat lucerna David servo meo
-38 Sicut fecit David servus meus
12- 7 Erunt tibi servi cunctis diebus
14- 8 Et non fuisti sicut servus meus David
-18 Locutus est in manu servi sui Ahiæ prophetæ
15-18 Dedit illud in manus servorum suorum
-29 Quod locutus fuerat in manu servi sui Ahiæ
16- 9 Et rebellavit contra eum servus s. Zambri
18- 9 Quoniam tradis me servum tuum in manu
-12 Servus autem tuus timet Do. ab infantia sua
-36 Tu es Deus Israël, et ego servus tuus
20- 6 Mittam servos meos ad te, et scrutabuntur domum tuam et domum servorum tuor.
- 9 Propt. quæ misisti ad me servum t. ab initio
-12 Et ait servis suis : Circumdate civitatem
-23 Servi vero regis Syriæ dixerunt ei
-31 Dixeruntque ei servi sui : Ecce, audivimus
-32 Servus tuus Benadad dicit : Vivat, oro te
-39 Et ait : Servus t. egressus est ad præliandum
22- 3 Dixitque rex Israël, ad servos suos
-50 Vadant servi mei cum servis t. in navibus
4 Reg. 1-13 Et animas servorum tuor. qui mecum sunt
2-16 Cum servis t. sunt quinquaginta viri fortes
3-11 Et respondit unus de servis regis Israël
4- 1 Servus tuus vir meus mortuus est
Et tu nosti quia servus tuus fuit timens Do.
5- 6 Quod miserim ad te Naaman servum meum
-15 Ut accipias benedictionem a servo tuo
-17 Sed, obsecro, concede mihi servo tuo
Non enim faciet ultra servus t. holocaustum
-18 De quo depreceris Dominum pro servo tuo
Ut ignoscat mihi Do. servo tuo pro hac re
-25 Qui respondit : Non ivit servus t. quoquam
-26 Ut emas... boves, et servos, et ancillas
6- 3 Veni ergo et tu cum servis tuis
- 8 Consiliumque iniit cum servis suis
-11 Convocatis servis s., ait : Quare non indicatis
-12 Dixitque unus servorum ejus : Nequaquam
7-12 Ait ad servos suos : Dico vobis quid fecerint
-13 Respondit autem unus servorum ejus
8-13 Quid enim sum servus tuus canis
-19 Noluit..disperdere.. propter David servum
9- 7 Ulciscar sanguinem servorum m. prophetarum, et sanguinem om. servorum Dom.
-11 Jehu a. egressus est ad servos domini sui
-28 Imposuerunt eum servi ejus super currum
-36 Quem locutus est per servum suum Eliam
10- 5 Servi tui sumus; quæc. jusseris, faciemus
-10 Quod locutus est in manu servi sui Eliæ
-19 Et universos servos ejus, et cunctos sacerd.
-21 Et venerunt cuncti servi Baal
-22 Proferte vestimenta universis servis Baal
-23 Ne quis forte vobiscum sit de servis Domini, sed ut sint servi Baal soli
12-20 Surrexerunt autem servi ejus
-21 Servi ejus percusserunt eum
14- 5 Percussit servos suos, qui interfecerant reg.
-25 Quem locutus est per servum suum Jonam
16- 7 Servus tuus et filius tuus ego sum
17- 3 Et factus est ei Osee servus
-13 Sicut misi ad vos in manu servorum meor.
-23 In manu omnium servorum s. prophetarum
18-12 Omnia quæ præceperat Moyses servus Do.
-24 Ante unum satrapam de servis domini mei
-26 Ut loquaris nobis servis tuis Syriace
19- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ ad Isaiam
-23 Per manum servorum t. exprobrasti Dom.
-34 Propter me, et propter David servum meum
20- 6 Propter me, et propter David servum meum
21- 8 Quam mandavit eis servus meus Moyses
-10 Locutusque est Dom. in manu servorum s.
-23 Tetenderuntque ei insidias servi sui
22- 9 Conflaverunt servi tui pecuniam
-12 Et Saphan scribæ, et Asaiæ servo regis

4 Reg. 23-30 Et portaverunt eum servi sui mortuum
24- 1 Et factus est ei Joakim servus tribus annis
- 2 Quod locutus fuerat per servos suos proph.
-10 Ascenderunt servi Nabuchodonosor regis
-11 Cum servis suis, ut oppugnarent eam
-12 Mater ejus, et servi ejus, et principes ejus
25- 8 Venit Nabuzardan... servus regis Babylonis
1 Par. 2-34 Et servum Ægyptium nomine Jeraa
6-49 Quæ præceperat Moyses servus Dei
16-13 Semen Israel servi ejus : filii Jacob electi ej.
17- 4 Vade, et loquere David servo meo
- 7 Itaque sic loqueris ad servum meum David
-17 Ideoque locutus es super domum servi tui
-18 Cum ita glorificaveris servum tuum
-24 Domus David servi ej. permanens coram eo
-25 Deus meus revelasti, auriculam servi tui
Invenit servus tuus fiduciam ut oret
-26 Locutus est ad servum tuum tanta beneficia
-27 Cœpisti benedicere domui servi tui
18- 2 Fierent Moabitæ servi David, offerentes ei munera
- 7 Pharetras aureas, quas habuerant servi Adarezer
19- 3 Nec animadvertis, quod ut... scrutentur terram tuam, venerint ad te servi ejus
-19 Videntes autem servi Adarezer se ab Israël
20- 7 Ceciderunt in manu David et servorum ejus
21- 3 Nonne, domine mi rex, omnes servi tui sunt?
- 8 Aufer iniquit. servi tui, quia insipienter egi
2 Par. 2- 8 Scio e. quod servi tui noverint cædere ligna
Erunt servi mei cum servis tuis
-10 Servis tuis dabo in cibaria trit. coros viginti
-15 Oleum et vinum... mitte servis tuis
6-14 Qui custodis pactum et miseric. cum servis
-15 Qui præstitisti servo tuo David patri meo
-16 Domine Deus Isr., imple servo tuo patri m.
-17 Firmetur sermo tuus, quem locutus es servo
-19 Ut respicias orationem servi tui et obsecr.
-21 Exaudires orationem quam servus tuus orat
-23 Audies de cœlo, et facies judicium servorum
-27 Dimitte peccata servis tuis et populi t. Isr.
-42 Memento misericordiarum David servi tui
8-18 Misit a. ei Hiram per manus servorum suorum naves, et nautas gnaros maris, et abierunt cum servis Salomonis in Ophir
9- 4 Cibaria mensæ ejus, et habitacula servorum
- 7 Beati viri tui, et beati servi tui, qui assistunt
-10 Sed et servi Hiram cum servis Salomonis attulerunt aurum de Ophir
-12 Reversa, abiit in terram suam cum servis s.
-21 Naves regis ibant in Tharsis cum servis Hir.
13- 6 Jeroboam filius Nabat, servus Salomonis
24- 6 Quæ constituta est a Moyse servo Domini
- 9 Constituit Moyses servus Dei super o. Israël
-25 Surrexerunt autem contra eum servi sui
25- 3 Jugulavit servos, qui occiderant regem
28-10 Vultis vobis subjicere in servos et ancillas
32- 9 Misit Sennacherib rex Assyrior. servos suos
-16 Multa locuti sunt servi ejus contra Dominum Deum et contra Ezechiam servum ejus
33-24 Cumq. conjurassent adversus eum servi sui
34-16 Quæ dedisti in manu servorum tuorum
-20 Præcepit Helciæ.. et Asaæ servo regis, dicens
1 Esdr. 2-55 Filii servorum Salomonis, filii Sotai
-58 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salomonis
-65 Exceptis servis eorum et ancillis
4-11 Artaxerxi regi, servi tui... salutem dicunt
5-11 Nos sumus servi Dei cœli et terræ
9- 9 Quia servi sumus, et in servitute nostra
-11 Præcepisti in manu servorum tuor. prophet.
2 Esdr. 1- 6 Ut audias orationem servi tui, quam ego oro... nocte et d. e pro filiis Isr. servis tuis
- 8 Memento verbi quod mandasti Moysi servo
-10 Et ipsi servi tui, et populus tuus
-11 Sit auris tua attendens ad orationem servi tui, et ad orationem servorum tuorum
Et dirige servum tuum hodie, et da ei
2- 5 Si placet servus tuus ante faciem tuam
-10 Sanaballat Horonites et Tob. servus Amm.
-19 Sanaballat Horonites et Tob. servus Amm.
-20 Ipse nos juvat, et nos servi ejus sumus
7-57 Filii servorum Salomonis, filii Sothai
-60 Omnes Nathinæi, et filii servorum Salomonis
-67 Absque servis et ancillis eorum
9-10 In universis servis ejus, et in omni populo
-14 Præcepisti eis in manu Moysi servi tui
-36 Ecce nos ipsi hodie servi sumus, et terra
Et nos ipsi servi sumus in ea
10-29 Quam dederat in manu Moysi servi Dei
11- 3 Nathinæi et filii servorum Salomonis
Tobiæ. 8-11 Accersiri jussit Raguël servos suos
-20 Statimque præcepit servis suis Raguël
9- 2 Si me ipsum tradam tibi servum, non ero
- 6 Raphael assumens quatuor ex servis Rag.
Judith. 3- 5 Nos, et filii nostri, servi tui sumus

Judith. 4-13 Memores estote Moysi servi Domini
6- 7 Tunc Holofernes præcepit servis suis
- 8 Et accipientes eum servi Holofernis
-18 Cum vero Dom... dederit hanc libert. servis
8-27 Flagella Do., quibus quasi servi corripimur
9- 3 Dedisti..o. prædam in divisionem servis tuis
- 6 Quando post servos tuos armati currebant
10-20 Et elevaverunt eam servi Holofernis
12- 4 Induxerunt illam servi ejus in tabernaculum
-10 In quarto die Holofernes fecit cœnam servis
13- 1 Festinaverunt servi illius ad hospitia sua
Esth. 2-18 Principibus et servis suis pro conjunctione
3- 2 Cunctique servi regis, qui in foribus palatii
4-11 Servi regis, et cunctæ... norunt provinciæ
5-11 Quanta eum gloria super omnes principes et servos suos rex elevasset
6- 3 Dixerunt ei servi illius ac ministri
7- 4 Utinam in servos et famulas venderemur
Job. 1- 8 Numquid considerasti servum meum Job
2- 3 Numquid considerasti servum meum Job
3-19 Et servus liber a domino suo
7- 2 Sicut servus desiderat umbram
19-16 Servum meum vocavi, et non respondit
31-13 Si contempsi subire judicium cum servo m.
40-23 Et accipies eum servum sempiternum
42- 7 Non estis locuti... sicut servus meus Job
- 8 Ite ad servum meum Job, et offerte holoc.
Job autem servus meus orabit pro vobis
Neque enim locuti estis ad me recta, sicut servus meus Job
Psal. 18-12 Etenim servus tuus custodit ea
-14 Et ab alienis parce servo tuo
26- 9 Ne declines in ira a servo tuo
30-17 Illustra faciem tuam super servum tuum
33-23 Redimet Dominus animas servorum suor.
34-27 Magnificetur Dom., qui volunt pacem servi
35- 1 In finem, servo Domini ipsi David
68-37 Et semen servorum ejus possidebit eam
77-70 Elegit David servum suum, et sustulit eum
-71 Pascere Jacob servum suum, et Israël
78- 2 Posuerunt morticina servorum tuorum
-10 Ultio sanguinis servorum t., qui effusus est
79- 5 Quousque irasceris super orationem servi t.
85- 2 Salvum fac servum tuum, Deus meus
- 4 Lætifica animam servi tui
88- 4 Disposui testamentum electis meis, juravi David servo meo
-21 Inveni Dav. servum m.: oleo sancto m. unxi
-40 Evertisti testamentum servi tui
-51 Memor esto, Domine, opprobrii servorum t.
89-13 Et deprecabilis esto super servos tuos
-16 Respice in servos tuos et in opera tua
101-15 Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus
-29 Filii servorum tuorum habitabunt
104- 6 Semen Abraham servi ej.: filii Jacob electi
-17 In servum venumdatus est Joseph
-25 Et dolum facerent in servos ejus
-26 Misit Moys. servum s.: Aaron, quem elegit
108-28 Servus autem tuus lætabitur
115-16 O Domine, quia ego servus tuus : ego servus tuus, et filius ancillæ tuæ
118-17 Retribue servo tuo, vivifica me
-23 Servus autem tuus exercebatur in justific.
-38 Statue servo tuo eloquium tuum in timore t.
-49 Memor esto verbi tui servo tuo
-65 Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine
-76 Secundum eloquium tuum servo tuo
-84 Quot sunt dies servi tui
-122 Suscipe servum tuum in bonum
-124 Fac cum servo tuo secundum misericord.
-125 Servus tuus sum ego : da mihi intellectum
-135 Faciem tuam illumina super servum tuum
-140 Et servus tuus dilexit illud
-176 Quære servum tuum, quia mandata tua non sum oblitus
122- 2 Sicut oculi servorum in manibus domin.
131-10 Propter David servum tuum, non avertas
133- 1 Benedicite Dominum, omnes servi Domini
134- 1 Laudate nomen Dom.; laudate, servi, Dom.
- 9 In Pharaonem, et in omnes servos ejus
-14 Et in servis suis deprecabitur
135-22 Hæreditatem Israel servo suo
142- 2 Et non intres in judicium cum servo tuo
-12 Quoniam ego servus tuus sum.
143-10 Qui redemisti David servum tuum de gladio
Prov. 14-35 Servo autem sapienti prosperi erunt actus
17- 2 Servus sapiens dominabitur filiis stultis
19-10 Nec (*decet*) servum dominari principibus
22- 7 Et qui accipit mutuum, servus est fœnerantis
29-19 Servus verbis non potest erudiri
-21 Qui delicate a pueritia nutrit servum suum
30-10 Ne accuses servum ad dominum suum
-22 Per servum, cum regnaverit
Eccle. 2- 7 Possedi servos et ancillas, multamq. famil.
7-22 Ne forte audias servum t. maledicentem tibi

Eccle. 10- 7 Vidi servos in equis, et principes ambulantes super terram quasi servos
Sap. 9- 5 Quoniam servus tuus sum ego
10-16 Intravit in animam servi Dei
12-20 Si enim inimicos servorum tuorum
14-15 Constituit inter servos s. sacra et sacrificia
18-11 Simili a: pœna servus cum dom. afflictus est
Eccli. 7-22 Non lædas servum in veritate operantem
-23 Servus sensatus sit tibi dilectus quasi anima
10-28 Servo sensato liberi servient
23-11 Sicut enim servus interrogatus assidue
33-25 Panis, et disciplina, et opus servo
-27 Et servum inclinant operationes assiduæ
-28 Servo malevolo tortura et compedes
-31 Si est tibi servus fidelis, sit tibi quasi anima
36-18 Et exaudi orationes servorum tuorum
37-14 Cum servo pigro de multa operatione
42- 5 Et servo pessimo latus sanguinare
Isai. 14- 2 Possidebit eos domus Israel... in servos
20- 3 Sicut ambulavit servus meus Isaïas nudus
22-20 Vocabo servum meum Eliacim filium Elciæ
24- 2 Et sicut servus, sic dominus ejus
36- 9 Ex servis domini mei minoribus
-11 Loquere ad servos tuos Syra lingua
37- 5 Et venerunt servi regis Ezechiæ ad Isaïam
-24 In manu servorum tuorum exprobrasti Do.
-35 Et propter David servum meum
41- 8 Et tu, Israël, serve meus, Jacob quem elegi
- 9 Servus meus es tu, elegi te, et non abjeci te
42- 1 Ecce servus meus, suscipiam eum
-19 Quis cæcus, nisi servus meus?
Et quis cæcus, nisi servus Domini?
43-10 Dicit Dominus, et servus meus, quem elegi
44- 1 Audi, Jacob, serve meus, et Isr. quem elegi
- 2 Noli timere, serve meus Jacob, et rectissime
-21 Quoniam servus meus es tu : formavi te, servus meus es tu
-26 Suscitans verbum servi sui
45- 4 Propter servum meum Jacob et Israël
48-20 Dicite : Redemit Dominus servum s. Jacob
49- 3 Et dixit mihi : Servus meus es tu, Israël
- 5 Formans me ex utero servum sibi
- 6 Et dixit : Parum est ut sis mihi servus
- 7 Ad abominatam gentem, ad servum domin.
50-10 Timens Dominum, audiens vocem servi sui
52-13 Ecce intelliget servus meus, exaltabitur
53-11 Justificabit ipse justus servus meus multos
54-17 Hæc est hæreditas servorum Domini
56- 6 Diligant nomen ejus, ut sint ei in servos
63-17 Convertere propter servos t., tribus hæred.
65- 8 Sic faciam propter servos meos
- 9 Et servi mei habitabunt ibi
-13 Ecce servi mei comedent, et vos esurietis : ecce servi mei bibent, et vos sitietis
-14 Servi mei lætabuntur, et vos confundemini : ecce servi mei laudabunt præ exultatione
-15 Et servos suos vocabit nomine alio
66-14 Et cognoscetur manus Domini servis ejus
Jerem. 2-14 Numquid servus est Israël, aut vernaculus?
7-25 Et misi ad vos omnes servos m. prophetas
21- 7 Dabo Sedeciam regem Juda et servos ejus
22- 2 Tu et servi tui, et populus tuus
- 4 Ipsi et servi, et populus eorum
25- 4 Et misit Dominus ad vos omnes servos suos
- 9 Nabuchod. regem Babylonis servum meum
-19 Pharaoni regi Ægypti, et servis ejus
26- 5 Ut audiatis sermones servorum meorum
27- 6 In manu Nabuch. regis Babylonis servi mei
29-19 Quæ misi ad eos per servos meos prophetas
30-10 Tu ergo ne timeas, serve meus Jacob
33-21 Irritum esse poterit cum David servo meo
-22 Sic multiplicabo semen David servi mei
-26 Semen Jacob et David servi mei projiciam
34- 9 Ut dimitteret unusquisque servum suum
-10 Ut dimitteret unusquisque servum suum
-11 Et retraxerunt servos et ancillas suas
-16 Et reduxistis unusquisque servum suum
Subjugastis eos, ut sint vobis servi et ancillæ
35-15 Misique ad vos omnes servos meos proph.
36-24 Neque sciderunt vestimenta sua, rex et omnes servi ejus
-31 Et visitabo... contra servos ejus iniquitates
37- 2 Et non obedivit ipse, et servi ejus
-17 Quid peccavi tibi et servis tuis?
43-10 Assumam Nabuch. reg. Babyl. servum m.
44- 4 Et misi ad vos omnes servos meos prophetas
46-26 Et dabo eos... in manum servorum ejus
-27 Et tu ne timeas, serve meus Jacob
-28 Et tu noli timere, serve meus Jacob
Thren 5- 8 Servi dominati sunt nostri
Baruc. 1-20 Quæ constituit Dominus Moysi servo suo
Ezech. 28-25 Habitabunt in terra s., quam dedi servo m.
34-23 Qui pascat eas, servum meum David
-24 Et servus meus David princeps in medio
37-24 Et servus meus David rex super eos

Ezech. 37-25 Et habitabunt super terram, quam dedi servo meo Jacob
Et David servus meus princeps eorum
38-17 In manu servorum m. prophetarum Israël
46-17 Legatum de hæreditate sua uni servorum
Dan. 1-12 Tenta nos, obsecr., servos tuos diebus dec.
-13 Et sicut videris, facies cum servis tuis
2- 4 Dic somnium servis tuis
- 7 Rex somnium dicat servis suis
3-33 Confusio et opprobrium facti sumus servis t.
-35 Propter Abraham... et Isaac servum tuum
-44 Confundantur omnes, qui ostendunt servis tuis mala
-85 Benedicite, servi Domini, Domino: laudate
-93 Servi Dei excelsi, egredimini, et venite
-95 Et eruit servos suos, qui crediderunt in eum
6-20 Daniel serve Dei viventis, Deus tuus
9- 6 Non obedivimus servis tuis prophetis
-10 In lege ejus, quam posuit nobis per servos
-11 Scripta est in libro Moysi servi Dei
-17 Exaudi, Deus noster, orationem servi tui
10-17 Quomodo poterit servus Domini mei loqui
13-27 Postquam a. senes locuti sunt, erubuerunt
14-36 Dicens: Daniel serve Dei, tolle prandium
Joel. 2-29 Sed et super servos meos... effundam spiritum meum
Amos. 3- 7 Nisi revelaverit secretum suum ad servos
Aggæi. 2-24 Assumam te, Zorob. fili Salathiel, serve m.
Zach. 1- 6 Legitima mea, quæ mandavi servis meis
3- 8 Ego ADDUCAM SERVUM MEUM ORIENTEM
Malac. 1- 6 Filius honorat patrem, et servus dominum
4- 4 Mementote legis Moysi servi mei
1 Mac. 3-41 Venerunt in castra, ut acciperent filios Israël in servos
4-30 Contrivisti impetum potentis in manu servi tui David
2 Mac. 1- 2 Isaac et Jacob, servorum suorum fidelium
7- 6 Declaravit Moys.: Et in servis s. consolabitur
-33 Sed iterum reconciliabitur servis suis
-34 Vanis spebus in servos ejus inflammatus
8-29 Postulabant ut in finem servis suis reconcil.
Matth. 8- 9 Veni, et venit; et servo m.: Fac hoc, et facit
10-24 Non est discipulus... nec servus super dom.
-25 Sufficit... servo (*ut sit*) sicut dominus ejus
13-27 Accedentes a. servi patrisfamilias, dixerunt
-28 Servi a. dixerunt ei: Vis, imus, et colligimus
18-23 Voluit rationem ponere cum servis suis
-26 Procidens autem servus ille, orabat eum
-27 Misertus autem dominus servi illius
-28 Egressus autem servus ille, invenit unum
-32 Ait illi: Serve nequam, om. debitum dimisi
20-27 Qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus
21-34 Misit servos suos ad agricolas, ut acciperent
-35 Agricolæ, apprehensis servis ejus, alium ceciderunt
-36 Iterum misit alios servos plures prioribus
22- 3 Misit servos suos vocare invitatos ad nuptias
- 4 Iterum misit alios servos, dicens: Dicite
- 6 Reliqui vero tenuerunt servos ejus
- 8 Tunc ait servis suis: Nuptiæ quidem paratæ
-10 Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt
24-45 Quis, putas, est fidelis servus et prudens
-46 Beatus ille servus, quem... invenerit sic
-48 Si autem dixerit malus servus ille in corde s.
-50 Veniet do. servi illius in die qua non sperat
25-14 Vocavit servos suos, et tradidit illis bona sua
-19 Venit dominus servorum illorum, et posuit
-21 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca
-23 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca
-26 Serve male et piger, sciebas quia meto
-30 Inutilem servum ejicite in tenebras exterior.
26-51 Et percutiens servum principis sacerdotum
Marc. 10-44 Quicumq.. primus esse, erit omnium servus
12- 2 Et misit ad agricolas in tempore servum
- 4 Et iterum misit ad illos alium servum
13-34 Dedit servis suis potestatem cujusq. operis
14-47 Percussit servum summi sacerdotis: et amp.
Luc. 2-29 Nunc dimittis servum tuum, Domine
7- 2 Centurionis a. cujusd. servus male habens
- 3 Rogans eum ut veniret, et salvaret servum
- 8 Veni, et venit; et servo m.: Fac hoc, et facit
-10 Invenerunt servum, qui languerat, sanum
12-37 Beati servi illi, quos cum venerit dominus
-38 Et ita invenerit, beati sunt servi illi
-43 Beatus ille servus, quem cum venerit dom.
-45 Quod si dixerit servus ille in corde suo
Et cœperit percutere servos et ancillas
-46 Veniet do. servi illius in die qua non sperat
-47 Ille autem servus, qui cognovit voluntatem
14-17 Misit servum suum hora cœnæ dicere
-21 Reversus servus nuntiavit hæc domino suo
Tunc iratus paterfamilias dixit servo suo
-22 Et ait servus: Do., factum est ut imperasti
-23 Et ait dominus servo: Exi in vias et sepes

Luc. 15-22 Dixit a. pater ad servos suos: Cito proferte
-26 Et vocavit unum de servis, et interrogavit
16-13 Nemo servus potest duobus dominis servire
17- 7 Quis a. vestrum habens servum arantem
- 9 Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit
-10 Cum feceritis omnia... dicite: Servi inutiles sumus
19-13 Vocatis autem decem servis suis, dedit eis
-15 Jussit vocari servos, quibus dedit pecuniam
-17 Euge, bone serve, quia in modico fuisti fidel.
-22 Dicit ei: De ore tuo te judico, serve nequam
20-10 Misit ad cultores servum, ut... darent illi
-11 Et addidit alterum servum mittere
22-50 Percussit unus ex illis servum principis sac.
Joan. 4-51 Servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt
8-34 Omnis qui facit peccatum, servus est peccati
-35 Servus autem non manet in domo in ætern.
13-16 Non est servus major domino suo
15-15 Jam non dicam vos servos: quia servus nescit quid faciat dominus ejus
-20 Non est servus major domino suo
18-10 Percussit pontificis servum: et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus
-18 Stabant autem servi et ministri ad prunas
-26 Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus
Act. 2-18 Super servos meos.. effundam de Spiritu m.
4-29 Da servis cum omni fiducia loqui verbum
16-17 Servi Dei excelsi sunt, qui annuntiant
Rom. 1- 1 Paulus servus Jesu Christi, vocatus Apostol.
6-16 Cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus, cui obeditis
-17 Gratias autem Deo quod fuistis servi peccati
-18 Liberati a. a peccato, servi facti estis justitiæ
-20 Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis
-22 Servi autem facti Deo, habetis fructum
14- 4 Tu quis es, qui judicas alienum servum?
1 Cor. 7-21 Servus vocatus es? non sit tibi curæ
-22 Qui enim in Domino vocatus est servus
Qui liber vocatus est, servus est Christi
-23 Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum
9-19 Omnium me servum feci, ut plures lucrifac.
12-13 Sive gentiles, sive servi, sive liberi
2 Cor. 4- 5 Nos autem servos vestros per Jesum
Galat. 1-10 Si.. homin. placerem Chr., servus non essem
3-28 Non est servus, neque liber
4- 1 Nihil differt a servo, cum sit dominus
- 7 Itaque jam non est servus, sed filius
Ephes. 6- 5 Servi, obedite dominis carnal. cum timore
- 6 Sed ut servi Christi facientes voluntatem D.
- 8 Recipiet a Domino, sive servus, sive liber
Philip. 1- 1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi
2- 7 Semetip. exinanivit formam servi accipiens
Colos. 3-11 Barbarus, et Scytha, servus, et liber
-22 Servi, obedite per omnia dominis carnalib.
4- 1 Quod justum est et æquum, servis præstate
-12 Salutat vos Epaphras... servus Christi Jesu
1 Tim. 6- 1 Quicumque sunt sub jugo servi, dominos
2 Tim. 2-24 Servum autem Domini non oportet litigare
Tit. 1- 1 Paulus servus Dei, Apostolus a. Jesu Christi
2- 9 Servos dominis suis subditos esse
Phile. -16 Jam non ut servum, sed pro servo charissim.
Jacob. 1- 1 Dei et Domini nostri Jesu Christi servus
1 Petr. 2-16 Non quasi velam. habentes.. sed sicut servi
-18 Servi, subditi estote in omni timore dom.
2 Petr. 1- 1 Simon Petrus, servus et Apostolus Jesu
2-19 Cum ipsi servi sint corruptionis: a quo e. quis superatus est, hujus et servus est
Judæ. - 1 Judas Jesu Christi servus, frater a. Jacobi
Apoc. 1- 1 Dedit illi Deus palam facere servis suis
Mittens per Angelum suum servo suo Joan.
2-20 Docere, et seducere servos meos, fornicari
6-15 Et omnis servus, et liber, absconderunt se
7- 3 Quoadusque signemus servos Dei nostri
10- 7 Sicut evangelizavit per servos suos prophet.
11-18 Reddere mercedem servis tuis prophetis
13-16 Servos habere characterem in dextera manu
15- 3 Cantantes canticum Moysi servi Dei
19- 2 Vindicavit sanguinem servorum suorum
- 5 Laudem dicite Deo nostro, omnes servi ejus
-18 Ut manducetis... carnes omnium liberorum et servorum
22- 3 Et servi ejus servient illi
- 6 Misit Angelum suum ostendere servis suis

SESAC I.

Rex Ægypti, ad quem confugit Jeroboam, quia eum volebat Salomon interficere. Fuisse hunc Sesac alium regem a socero Salomonis satis constat. Alioqui non se illi Jeroboam credidisset.

3 Reg. 11-40 Aufugit in Ægyptum ad Sesac reg. Ægypti
14-25 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
2 Par. 12- 2 Ascendit Sesac rex Ægypti in Jerusalem
- 5 Principes Juda... fugientes Sesac

2 Par. 12- 5 Et ego reliqui vos in manu Sesac
- 7 Non stillabit furor meus super Jerusalem per manum Sesac
- 9 Recessit itaque Sesac rex Ægypti ab Jerusal.

SESAC II.

Filius Bariæ, e stirpe Benjamin.

1 Par. 8-14 Et Ahio, et Sesac, et Jerimoth
-25 Et Jephdaia, et Phanuel, filii Sesac

SESACH.

Rex Babylonis, juxta commentatorem Hebræorum; rex vero Ægypti, juxta Lyranum.

Jerem. 25-26 Et rex Sesach bibet post eos
51-41 Quomodo capta est Sesach, et comprehen.

SESAI.

Gigas de filiis Enac, qui morabatur in Hebron. Delevit eum Caleb filius Jephone.

Josue. 15-14 Delevitq. ex ea Caleb tres filios Enac, Sesaï
Judic. 1-10 Percussit Sesaï, et Ahiman, et Tholmaï

SESAN. *Filius Jesi filii Apphaim.*

1 Par. 2-31 Jesi genuit Sesan. Porro Sesan genuit Oholaï
-34 Sesan autem non habuit filios, sed filias

SESSIO.

1 Reg. 20-19 Requiretur enim sessio tua usque perendie
Esth. 5- 9 Nec motum quidem de loco sessionis suæ
Psal. 138- 2 Tu cognovisti sessionem meam
Thren. 3-63 Sessionem eor. et resurrectionem eor. vide

SESSOR.

2 Mac. 3-25 Quidam equus terribilem habens sessorem

SETH.

Anno mundi 131, ante J. Ch. 3923. Filius tertius Adam et Evæ. Vixit nongentis duodecim annis. Pater fuit Enos, cujus tempore, et quo suasore, cœperunt homines publice et certis cæremoniis et conceptis precum formulis Deum colere. Filiis Seth nomen filiorum Dei adhæsit propter illorum sanctitatem, religionem ac justitiam, aliarumque virtutum quasi splendentem in eis Dei imaginem. Cainitæ autem dicebantur filii hominum, quia terrena tantum sapiebant.

Gen. 4-25 Peperit filium, vocavitque nomen ejus Seth
-26 Et Seth natus est filius, quem vocavit Enos
5- 3 Vocavitque nomen ejus Seth
- 3 Dies Adam, postquam genuit Seth
- 6 Vixit quoque Seth centum quinque annis
- 7 Vixitq. Seth, postquam genuit Enos, octing.
- 8 Facti sunt omnes dies Seth nongentorum
Num. 24-17 Percutiet duces Moab, vastabitque omnes filios Seth
1 Par. 1- 1 Adam, Seth, Enos
Eccli. 49-19 Seth et Sem apud homines gloriam adepti s.
Luc. 3-38 Qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam

SETHAR. *Unus e principibus in aula Assueri.*

Esth. 1-14 Charsena, et Sethar, et Admatha, et Tharsis

SETHRI. *Filius Oziel filii Caath filii Levi.*

Exod. 6-22 Filii q. Oziel: Misaël, et Elisaphan, et Sethri

SETIM *vel* SETTIM.

Locus in campestribus Moab, non procul a Jordane et Phegor monte, unde Josue misit exploratores ad investigandam Jerichuntis terram. Morabatur populus Israel in deserto Setim, quando fornicatus est cum filiabus Moab.

Num. 25- 1 Morabatur a. eo tempore Israël in Settim
Josue. 2- 1 Misit igitur Josue... de Setim duos viros
3- 1 Egredientesq. de Setim, venerunt ad Jordan.
Mich. 6- 5 Quid respond. ei Balaam filius Beor de Setim

SETIM, *lignum.*

Exod. 25- 5 Pellesque janthinas, et ligna setim
-10 Arcam de lignis setim compingite
-13 Facies quoque vectes de lignis setim
-23 Mensam de lignis setim, habentes duos cub.
-28 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
26-15 Et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim
-26 Facies et vectes de lignis setim quinque
-32 Appendes ante quat. column. de lignis setim
-37 Quinq. columnas deaurabis lignorum setim
27- 1 Facies et altare de lignis setim quod habebit
- 6 Facies et vectes altaris de lignis setim duos
30- 1 Ad adolendum thymiama de lignis setim
- 5 Vectes facies de lignis setim, et inaurabis
35- 7 Pellesque arietum rubricatas, et janthinas, ligna setim
-24 Obtulerunt Do. lignaque setim in varios usus
36-20 Fecit et tabulas tabernaculi de lignis setim

Exod. 36-31 Fecit et vectes de lignis setim, quinque
-36 Et quatuor columnas de lignis setim
37- 1 Fecit autem Beseleel et arcam de lignis setim
- 4 Vectes quoque fecit de lignis setim
-10 Fecit et mensam de lign. setim in longitudin.
-15 Vectes fecit de lignis setim, et circumdedit
-25 Fecit et altare thymiamatis de lignis setim
-28 Ipsos autem vectes fecit de lignis setim
38- 1 Fecit et altare holocausti de lignis setim
- 6 Quos et ipsos fecit de lignis setim
Deut. 10- 3 Feci igitur arcam de lignis setim

SETRAI.

Vir de tribu Ephraim, qui a David præpositus fuit armentis.

1 Par. 27-29 Armentis... præpositus fuit Setraï Saronites

SEVERITAS.

Rom. 11-22 Vide ergo bonitatem, et severitatem Dei : in eos quidem, qui ceciderunt, severitatem

SEX.

Gen. 16-16 Octoginta et sex annor. erat Abram, quando
30-20 Erit maritus m., eo quod genuerim ei sex fil.
31-41 Quatuordec. pro filiabus, et sex pro gregib.
46-26 Egressæ s. de femore illius... sexaginta sex
Exod. 16-26 Sex diebus colligite : in die autem septimo
20- 9 Sex diebus operaberis et facies omnia opera
-11 Sex e. diebus fecit Domin. cœlum et terram
21- 2 Si emer. servum Hebræum, sex annis serviet
23-10 Sex annis seminabis terram t. et congregabis
-12 Sex diebus operaberis : septimo die cessabis
24-16 Gloria Dom... tegens illum nube sex diebus
25-32 Sex calami egredientur de lateribus, tres
-33 Hoc erit op. sex calamorum qui producendi
-35 Qui sim. sex fiunt procedentes de hastili uno
26- 9 Quinque junges seorsum, et sex sibi mutuo copulabis
-22 Ad Occident. vero plag... facies sex tabulas
28-10 Sex nomina in lapide uno, et sex reliqua in altero, juxta ordinem
31-15 Sex diebus facietis opus : in die septimo
-17 Sex e. diebus fecit Dom. cœlum et terram
34-21 Sex diebus operaberis, die septimo cessabis
35- 2 Sex diebus facietis opus : septimus dies erit
36-16 Quorum quinque junxit seorsum, et sex alia
-27 Contra Occidentem vero... fecit sex tabulas
37-18 Sex in utroq. latere, tres calami ex parte una
-19 Æquum erat opus sex calamorum
-21 Qui simul sex fiunt calami procedentes de vecte uno
Levit. 12- 5 Sexaginta sex dieb.. in sanguine purification.
23- 3 Sex diebus facietis opus : dies septimus
25- 3 Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam
Num. 3-34 Omn. generis masculini... sex millia ducenti
7- 3 Munera coram Domino, sex plaustra tecta
35- 6 Sex erunt in fugitivorum auxilia separata
Deut. 5-13 Sex diebus operaberis, et facies om. opera t.
15-12 Et sex annis servierit tibi, in septimo anno
-18 Juxta mercedem mercenarii per sex annos servivit tibi
16- 8 Sex diebus comedes azyma: et in die septima
Josue. 6- 3 Circuite urbem... sic facietis sex diebus
-14 Circuieruntq. civit... sic fecerunt sex diebus
7- 5 Corruerunt ex eis triginta sex homines
15-59 Bethanoth et Eltecon:civit. sex,et villæ ear.
-62 Civ. salis, et Engaddi : civit. sex,et villæ ear.
Judic. 12- 7 Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël sex annis
Ruth. 3-15 Mensus est sex modios hordei, et posuit
-17 Sex modios hordei dedit mihi, et ait
1 Reg. 13- 5 Sex millia equitum, et reliquum vulgus
17- 4 Goliath.. altitudinis sex cubitorum et palmi
2 Reg. 2-11 Septem annorum et sex mensium
5- 5 Regnavit super Judam septem annis et sex mensibus
6-13 Portabant arcam Domini, sex passus
3 Reg. 6- 6 Medium tabulatum sex cubitor. latitudinis
10-14 Sexcentorum sexaginta sex talentorum auri
-19 Qui habebat sex gradus: et summitas throni
-20 Stantes super sex gradus hinc atque inde
11-16 Sex enim mensibus ibi moratus est Joab
16-23 In Thersa regnavit sex annis
4 Reg. 5- 5 Et sex millia aureos, et decem mutatoria
11- 3 Eratq. cum ea sex annis clam in domo Dom.
15- 8 Regnavit Zach... in Samaria sex mensibus
1 Par. 3- 4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron, ubi regnavit septem annis, et sex mensibus
-22 Semeia : cujus filii... sex numero
4-27 Filii Semeï sedecim, et filiæ sex : fratres
7- 4 Viri fortissimi, triginta sex millia
8-38 Porro Asel sex filii fuerunt, his nominibus
12-24 Sex millia octingenti expediti ad prælium
23- 4 Præpositorum autem et judicum sex millia

1 Par. 25- 3 Hasabias, et Mathathias, sex, sub manu
26-17 Ad Orientem vero Levitæ sex : et ad Aquil.
2 Par. 9-13 Sexcenta sexaginta sex talenta auri
-18 Sex quoque gradus, quibus ascendebatur
-19 Stantes super sex gradus ex utraque parte
22-12 Cum eis in domo Dei absconditus sex annis
1 Esdr. 2-13 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta sex
-14 Filii Beguaï, duo millia quinquaginta sex
-22 Viri Netupha, quinquaginta sex
-30 Filii Megbis, centum quinquaginta sex
-67 Asini eorum, sex millia septingenti viginti
2 Esdr. 5-18 Arietes sex electi, exceptis volatilibus
7-69 Asini, sex millia septingenti viginti
Tobiæ. 14- 3 Sex annorum lumen oculorum amisit
Judith. 8- 4 Relicta ejus vidua jam annis tribus,et mensibus sex
Esth. 2-12 Ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino, et aliis sex quibusdam pigmentis et aromatibus uterentur
Job. 5-19 In sex tribulationibus liberabit te
42-12 Et sex millia camelorum,et mille juga boum
Prov. 6-16 Sex sunt, quæ odit Dominus, et septimum
Isai. 6- 2 Seraphim stabant... sex alæ uni, et sex alæ alteri
Jerem. 34-14 Serviet tibi sex annis : et dimittes eum a te
Ezech. 9- 2 Ecce sex viri veniebant de via portæ super.
40- 5 In manu viri calamus mensuræ sex cubitor.
-12 Thalami autem sex cubitorum erant hinc
41- 1 Mensus est frontes, sex cubitos latitudinis Et sex cubitos inde,latitudinem tabernaculi
- 3 Et portam, sex cubitorum : et latitudinem
- 5 Mensus est parietem domus sex cubitorum
- 8 Latera ad mensuram calami sex cubitorum
46- 1 Erit clausa sex diebus, in quibus opus sit
- 4 In die sabbati sex agnos immaculatos
- 6 Sex agni et arietes immaculati erunt
Dan. 3- 1 Fecit statuam... latitudine cubitorum sex
14- 2 Oves quadraginta, vinique amphoræ sex
-30 In lacum leonum, et erat ibi diebus sex
2 Mac. 8- 1 Eduxerunt ad se sex millia virorum
-20 Ipsi sex millia soli peremerunt centum
12-20 Machabæus, ordinatis circ. se sex millibus
Matth. 17- 1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum
Marc. 9- 1 Post dies sex assumit Jesus Petrum et Jacob.
Luc. 4-25 Clausum est cœl. annis tribus,et mensib. sex
13-14 Sex dies sunt, in quibus oportet operari
Joan. 2- 6 Erant autem ibi lapideæ hydriæ sex positæ
-20 Quadrag. et sex annis ædificatum est templ.
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Beth.
Act. 11-12 Venerunt autem mecum et sex fratres isti
18-11 Sedit autem ibi annum et sex menses
27-37 Eramus vero..in navi ducentæ septuag. sex
Jacob. 5-17 Non pluit annos tres, et menses sex
Apoc. 13-18 Numerus ejus sexcenti sexaginta sex

SEXAGENARIUS, A, UM.

Gen. 25-26 Sexagenarius erat Isaac quando nati sunt
Levit. 27- 7 Sexagenarius... dabit quindecim siclos
Tobiæ. 14- 3 Lumen oculor... sexagenarius vero recepit

SEXAGESIMUS.

Levit. 27- 3 Masculus... usque ad sexagesimum annum
1 Mac. 10- 1 Anno centes. sexages. ascendit Alexander
-21 Septimo mense, anno centesimo sexagesimo
-57 Anno centesimo sexagesimo secundo
-67 In anno centesimo sexagesimo quinto
11-19 Regnavit... anno centes. sexagesimo sept.
2 Mac. 1- 7 Anno centesimo sexagesimo nono
Matth. 13- 8 Fructum, aliud centes., aliud sexagesimum
-23 Aliud a. sexagesimum, aliud vero trigesim.

SEXAGINTA.

Gen. 5-15 Vixit a. Malaleel sexaginta quinque annis
-18 Vixitque... centum sexaginta duobus annis
-20 Dies Jared nongenti sexaginta duo anni
-21 Henoch vixit sexaginta quinque annis
-23 Dies Henoch trecenti sexaginta quinque
-27 Dies Mathusala nongenti sexaginta novem
46-26 Cunctæ animæ... sexaginta sex
Levit. 12- 5 Sexaginta sex diebus manebit in sanguine
Num. 1-39 Sexaginta duo millia septingenti
2-26 Sexaginta duo millia septingenti
3-50 Mille trecent. sexaginta quinque siclorum
7-88 In hostias... arietes sexaginta, hirci sexaginta, agni anniculi sexaginta
26-25 Fuit sexaginta quatuor millia trecenti
-27 Numerus fuit sexaginta millia quingenti
-43 Erat sexaginta quatuor millia quadringenti
31-34 Asinorum sexaginta millia et mille
-39 Asini sexaginta unus
Deut. 3- 4 Vastantes... sexaginta urbes, o. regionem
Josue. 13-30 Qui sunt in Basan, sexaginta oppida
2 Reg. 2-31 Trecentos sexaginta, qui et mortui sunt
3 Reg. 4-13 Ipse præerat... sexaginta civitatib. magnis
-22 Et sexaginta cori farinæ

3 Reg. 6- 2 Habebat sexaginta cubitos in longitudine
10-14 Sexcentor. sexaginta sex talentorum auri
4 Reg. 25-19 Et sexaginta viros e vulgo, qui inventi
1 Par. 2-21 Accepit eam cum esset annorum sexaginta
-23 Et viculos ejus sexaginta civitatum
5-18 Quadrag. quatuor mill. et septing. sexaginta
9-13 Fratres... mille septingenti sexaginta
16-38 Et fratres ejus sexaginta octo
26- 8 Sexaginta duo de Obededom
2 Par. 3- 3 Cubitos in mensura prima sexaginta
9-13 Sexcenta sexaginta sex talenta auri
11-21 Duxerat, concubinas autem sexaginta Et genuit... et sexaginta filias
12- 3 Et sexaginta millibus equitum
1 Esdr. 2- 9 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-13 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta sex
-64 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-69 Auri solidos sexaginta millia, et mille
6- 3 Altitudinem cubitorum sexaginta, et latitudinem cubitorum sexaginta
8-10 Et cum eo centum sexaginta viri
-13 Et cum eis sexaginta viri
2 Esdr. 7-14 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
-18 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta septem
-19 Filii Beguaï, duo millia sexaginta septem
-66 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-72 Tunicas sacerdotales sexaginta septem
11- 6 Quadringenti sexaginta octo viri fortes
Cant. 3- 7 Lectulum Salom. sexaginta fortes ambiunt
6- 7 Sexaginta sunt reginæ, et octoginta concub.
Isai. 7- 8 Et adhuc sexaginta et quinque anni
Jerem. 52-25 Et sexaginta viros de populo terræ
Ezech. 40-14 Et fecit frontes per sexaginta cubitos
Dan. 3- 1 Statuam... altitudine cubitorum sexaginta
5-31 Darius... annos natus sexaginta duos
9-25 Et hebdomades sexaginta duæ erunt
-26 Et post hebdomades sexaginta duas
1 Mac. 4-28 Virorum electorum sexaginta millia
7-16 Comprehendit ex eis sexaginta viros
2 Mac. 4- 8 Argenti talenta trecenta sexaginta
Marc. 4- 8 Afferebat unum triginta, unum sexaginta
-20 Audiunt... unum triginta, unum sexaginta
Luc. 24-13 Erat in spatio stadiorum sexaginta
1 Tim. 5- 9 Eligatur non minus sexaginta annorum
Apoc. 11- 3 Prophetab. diebus mille ducentis sexaginta
12- 6 Diebus mille ducentis sexaginta
13-18 Numerus ejus sexcenti sexaginta sex

SEXCENTESIMUS.

Gen. 7-11 Anno sexcentesimo vitæ Noë,mense secund.
8-13 Sexcentesimo primo anno, primo mense

SEXCENTI, Æ, A.

Gen. 7- 6 Eratque sexcentorum annorum
Exod. 12-37 Sexcenta fere millia peditum virorum
14- 7 Tulitque sexcentos currus electos
38-25 Oblatum... de sexcentis tribus millibus
Num. 1-25 Quadrag. quinq. millia sexcenti quinquag.
-27 Septuaginta quatuor millia sexcenti
-46 Sexcenta tria millia virorum quingenti
2- 4 Septuaginta quatuor millia sexcenti
-15 Quadrag. quinque millia sexcenti quinquag.
-31 Centum quinquaginta sept. millia sexcenti
-32 Sexcenta tria millia quingenti quinquaginta
3-28 Octo millia sexcenti habebunt excubias
4-40 Inventi sunt duo millia sexcenti triginta
11-21 Sexcenta millia peditum hujus populi sunt
26-41 Numer. fuit quadrag. quinq. millia sexcenti
-51 Summa filiorum Israel... sexcenta millia
31-32 Fuit a. præda... ovium sexcenta septuaginta
-37 In partem Domini...oves sexcentæ septuag.
Judic. 3-31 Percussit de Philisthiim sexcentos viros
18-11 De Saraa et Esthaol, sexcenti viri
-16 Sexcenti autem viri ita ut erant armati
-17 Sexcentis viris fortiss. haud procul expect.
-27 Sexcenti autem viri tulerunt sacerdotem
20-47 Fugere in solitud. potuerunt, sexcenti viri
1 Reg. 13-15 Recensuit Saül popul..quasi sexcentos viros
14- 2 Populus cum eo quasi sexcentorum virorum
17- 7 Ferrum hastæ ejus sexcentos siclos habebat
23-13 Surrexit ergo David, et viri ej. quasi sexcenti
27- 2 Abiit ipse, et sexcenti viri cum eo, ad Achis
30- 9 Abiit ergo David ipse, et sexcenti viri
2 Reg. 15-18 Sexcenti viri,qui secuti eum fuerant de Geth
3 Reg. 10-14 Sexcentorum sexaginta sex talentorum auri
-16 Sexcentos auri siclos dedit in laminas scuti
-29 Quadriga ex Ægypto sexcentis siclis argenti
1 Par. 7- 2 In diebus David, viginti duo millia sexcenti
9- 6 Fratres eorum, sexcenti nonaginta
12-26 De filiis Levi, quatuor millia sexcenti
-35 De Dan etiam.. viginti octo millia sexcenti
21-25 Siclos auri justissimi ponderis sexcentos
2 Par. 1-17 Quadrigam equorum sexcentis argenteis
2- 2 Præpositosque eorum tria millia sexcentos
-17 Quinquaginta millia, et tria millia sexcenti

2 *Par.* 2-18 Tria a. millia et sexcentos præposit. operum
3- 8 Texit eam, quasi talentis sexcentis
9-13 Sexcenta sexaginta sex talenta auri
-15 Hastas aureas de summa sexcentorum aur.
26-12 Vir. fortium, duorum millium sexcentorum
29-33 Sanctificaveruntque Dom. boves sexcentos
35- 8 Pecora commixtim duo millia sexcenta
1 *Esdr.* 2-10 Filii Bani, sexcenti quadraginta duo
-11 Filii Bebai, sexcenti viginti tres
-13 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta sex
-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
-35 Filii Senaa, tria millia sexcenti triginta
-60 Filii Necoda, sexcenti quinquaginta duo
8-26 In manibus eorum argenti talenta sexcenta
2 *Esdr.* 7-10 Filii Area, sexcenti quinquaginta duo
-15 Filii Bannui, sexcenti quadraginta octo
-16 Filii Bebai, sexcenti viginti octo
-18 Filii Adonicam, sexcenti sexaginta septem
-20 Filii Adin, sexcenti quinquaginta quinque
-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
-62 Filii Necoda, sexcenti quadraginta duo
Eccli. 16-11 Sicut sexcenta millia pedit., qui congregati
46-10 A numero sexcentorum millium peditum
Jerem. 52-30 Omn. ergo animæ, quatuor millia sexcentæ
1 *Mac.* 6-42 Ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri
2 *Mac.* 10-31 Viginti millia quingenti, et equites sexcenti
11-11 Millia peditum, et equitum mille sexcentos
11-11 Millia peditum, et equitum mille sexcentos
12-29 Ab Jerosolymis sexcentis stadiis aberat
Apoc. 13-18 Numerus ejus sexcenti sexaginta sex
14-20 Ad frenos equor. per stadia mille sexcenta

SEXDECIM. *Vid.* SEDECIM.

SEXIES.

4 *Reg.* 13-19 Si percussisses quinq. aut sexies sive septies

SEXTARIUS.

Levit. 14-10 Quæ conspersa sit oleo, et seorsum olei sextarium
-12 Offeret eum pro delicto oleique sextarium
-15 De olei sextario mittet in manum s. sinistram
-21 Assumet agnum ad oblationem... et olei sextarium
-24 Suscipiens agn. pro delicto et sextarium olei
19-36 Justus modius, æquusque sextarius

SEXTUS, A, UM.

Gen 1-31 Et factum est vespere et mane, dies sextus
30-19 Lia concipiens, peperit sextum filium
Exod. 16- 5 Die autem sexto parent quod inferant
-22 In die a. sexta collegerunt cibos duplices
-29 Die sexta tribuit vobis cibos duplices
26- 9 Ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices
Levit. 25-21 Dabo benediction. meam vobis anno sexto
Num. 7-42 Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaph
29-29 Die sexto offeretis vitulos octo, arietes duos
Josue. 19-32 Filiorum Nephthali sexta sors cecidit
2 *Reg.* 3- 5 Sextus quoq. Jethraam, de Egla uxore Dav.
4 *Reg.* 18-10 Anno sexto Ezechiæ, id est, nono anno Osee
1 *Par.* 2-15 Sextum Asom, septimum David
3- 3 Sextum Jethraham de Egla uxore sua
12-11 Ethi sextus, Eliel septimus
24- 9 Quinta Melchia, sexta Maïman
25-13 Sexta Bocciaü, filiis et fratribus ejus
26- 3 Ælam quint., Johanan sextus, Elioënaï sept.
- 5 Ammiel sextus, Issachar septimus
27- 9 Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thec.
1 *Esdr.* 6-15 Qui est annus sextus regni Darii regis
2 *Esdr.* 3-30 Et Hanun filius Seleph sextus
Ezech. 4-11 In mensura bibes, sextam partem hin
8- 1 Et factum est in anno sexto, in sexto mense
45-13 Sextam partem ephi de coro frumenti
Sextam partem ephi de coro hordei
46-14 Mane sextam partem ephi
Aggæi. 1- 1 In mense sexto, in die una mensis
2- 1 In sexto mense, in anno secundo Darii
2 *Mac.* 7-18 Post hunc ducebant sextum
Matth. 20- 5 Exiit circa sextam et nonam horam
27-45 A sexta autem hora tenebræ factæ sunt
Marc. 15-33 Et facta hora sexta, tenebræ factæ sunt
Luc. 1-26 In mense autem sexto, missus est Angelus
-36 Et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur
23-44 Erat a. fere hora sexta, et tenebræ factæ
Joan. 4- 6 Hora erat quasi sexta
19-14 Erat a. Parasceve Paschæ hora quasi sexta
Act. 10- 9 Ascendit... ut oraret circa horam sextam
Apoc. 6-12 Et vidi, cum aperuisset sigillum sextum
9-13 Et sextus Angelus tuba cecinit
-14 Dicentem sexto Angelo, qui habebat tubam
16-12 Sextus Angelus effudit phialam suam
21-20 Quintum, sardonyx : sextum, sardius

SEXTUS DECIMUS.

1 *Par.* 25-23 Sexta decima Hananiæ, filiis et fratribus
2 *Par.* 29-17 In die sexta decima mensis ejusdem

SEXUS.

Gen. 6-19 Animantibus... masculini sexus et fœminini
34-15 Circumcidatur in vobis om. masculini sexus
Exod. 1-22 Quidquid masculini sexus natum fuerit
13-12 Quidquid habueris masculini sexus
-15 Omne quod aperit vulvam masculini sexus
Num. 1- 2 Tollite... quidquid sexus est masculini
-20 Omne quod sexus est masculini
-22 Omne quod sexus est masculini
3-22 Numeratus est populus sexus masculini
-40 Numera primogenitos sexus masculini
31-35 Animæ hominum sexus fœminei
Deut. 7-14 Non erit apud te sterilis utriusque sexus
15-19 Quidquid est sexus masculini, sanctificabis
Judic. 16-27 Erant... circiter tria millia utriusque sexus
1 *Reg.* 1-11 Dederisque servæ tuæ sexum virilem
2 *Par.* 31-18 Tam uxorib. quam liberis eor. utriusq. sexus
-19 Partes distribuerent universo sexui mascul.

SI.

Gen. 4- 7 Nonne si bene egeris, recipies: sin aut. male
De cætero omittitur.

SIAA. *Princeps Nathinæorum.*

1 *Esdr.* 2-44 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon
2 *Esdr.* 7-48 Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon

SIAHA.

Alius est dux Nathinæorum. Aliqui putant nomen esse loci.

2 *Esdr.* 11-21 Qui habitabant in Ophel, et Siaha, et Gaspha

SIBA.

Servus Saül, postea servus Miphiboseth. Dedit ei David omnia bona Miphiboseth, quem calumniatus fuerat apud regem.

2 *Reg.* 9- 2 Erat a. de domo Saül, servus nomine Siba
Tu-ne es Siba ? Et ille respondit : Ego sum
- 3 Dixitque Siba regi : Superest filius Jonathæ
- 4 Et Siba ad regem : Ecce, ait, in domo est
- 9 Vocavit itaq. rex Sibam puerum Saül
-10 Erant autem Sibæ quindecim filii
-11 Dixitque Siba ad regem : Sicut jussisti
-12 Cognatio dom. Sibæ serviebat Miphiboseth
16- 1 Apparuit Siba puer Miphiboseth in occurs.
- 2 Dixit rex Sibæ : Quid sibi volunt hæc ? Responditque Siba : Asini, domesticis regis
- 3 Responditque Siba regi : Remansit in Jerus.
- 4 Et ait rex Sibæ : Tua sint omnia
Dixitque Siba : Oro ut inveniam gratiam
19-13 Et Siba puer de domo Saül
-29 Tu et Siba dividite possessiones

SIBAN.

Esth. 8- 9 Tempus tertii mensis, qui appellatur Siban

SIBBOLETH. *Vid.* SCHIBBOLETH.

Judic. 12- 6 Qui respondebat, Sibboleth : eadem littera

SIBILATIO.

Sap. 17- 9 Et serpentium sibilatione commoti

SIBILO.

3 *Reg.* 9- 8 Omnis... stupebit, et sibilabit, et dicet
Job. 27-23 Et sibilabit super illum, intuens locum
Sap. 17-17 Sive spiritus sibilans, aut avium sonus
Isai. 5-26 Et sibilabit ad eum de finibus terræ
7-18 Sibilabit Dom. muscæ, quæ est in extremo
Jerem. 19- 8 Et sibilabit super universa plaga ejus
49-17 Et sibilabit super omnes plagas ejus
50-13 Et sibilabit super universis plagis ejus
Thren. 2-15 Sibilaverunt, et moverunt caput suum
-16 Sibilaverunt, et fremuerunt dentibus
Ezech. 27-36 Negotiatores populor. sibilaverunt super te
Soph. 2-15 Omnis... sibilabit, et movebit manum suam
Zach. 10- 8 Sibilabo eis, et congregabo illos

SIBILUS.

Judic. 5-16 Quare habitas... ut audias sibilos gregum ?
3 *Reg.* 19-12 Et post ignem sibilus auræ tenuis
4 *Par.* 29- 8 Tradiditq. eos... in interitum et in sibilum
Jerem. 18-16 Ut fieret terra... in sibilum sempiternum
19- 8 Ponam... in stuporem et in sibilum
25- 9 Et ponam eos in stuporem et in sibilum
-18 Ut darem... in sibilum et in maledictionem
29-18 Dabo eos... et in stuporem et in sibilum
51-37 Et erit Babylon... stupor et sibilus
Mich. 6-16 Et habitantes in ea in sibilum

SIBIMET.

Jerem. 3- 6 Abiit sibimet super omnem montem
Jonæ. 4- 5 Et fecit sibimet umbraculum ibi
2 *Mac.* 6-11 Verebantur... manu sibimet auxilium ferre
Act. 28-16 Manere sibimet cum custodiente se milite

SIBIMETIPSE, SEMETIPSUM, IPSAM, *etc.*

Gen. 1-11 Cujus semen in semetipso sit super terram
Exod. 16-29 Maneat unusquisque apud semetipsum
Levit. 17-15 Lavabit vestimenta sua et semetipsum
3 *Reg.* 7-35 Habens... variasque sculpturas ex semetipsa
2 *Par.* 20-22 Vertit Dominus insidias eor. in semetipsos
-23 Etiam in semetipsos versi
2 *Esdr.* 6-16 Et conciderent intra semetipsos
13-25 Et non acciperent... et sibimetipsis
Job. 14-22 Et anima illius super semetipso lugebit
Psal. 18-10 Judicia Do. vera, justificata in semetipsa
35- 2 Dixit injustus ut delinquat in semetipso
65- 7 Qui exasperant, non exultentur in semetipsis
104-22 Erudiret principes ejus sicut semetipsum
Prov. 16- 4 Univ. propter semetipsum operatus est Do.
Eccli. 37- 8 Sed est consiliarius in semetipso
Jerem. 7-19 Nonne semetipsos in confusionem vultus
Baruc. 6- 9 Et erogant illud in semetipsos
-26 Si ceciderint... a semetipsis non consurgunt
Rectum, per semetipsum stabit
Ezech. 17-12 Adducet eos ad semetipsum in Babylonem
22- 3 Quæ fecit idola contra semetipsam
34- 2 Væ pastorib. Isr., qui pascebant semetipsos
- 8 Sed pascebant pastores semetipsos
-10 Nec pascant amplius pastores semetipsos
Dan. 4- 5 Habet spiritum deorum sanct. in semetipso
-16 Cœpit intra semetipsum tacitus cogitare
Habac. 1- 7 Ex semetipsa judicium, et onus ej. egredietur
2- 4 Non erit recta anima ej. in semetipso
1 *Mac.* 12-50 Hortati sunt semetipsos, et exierunt
2 *Mac.* 4- 5 Utilitatem apud semetipsum... considerans
-24 In semetipsum retorsit summum sacerdot.
9- 8 Dei virtutem in semetipso contestans
14-43 Præcipitavit semetipsum viriliter in turbas
Matth. 16-24 Abneget semetipsum, et tollat crucem s.
Marc. 3-25 Si domus super semetipsam dispertiatur
-26 Si Satanas consurrexerit in semetipsum
5-30 Jesus in semetipso cognoscens virtutem
8-34 Deneget semetipsum : et tollat crucem s.
10-26 Dicentes ad semetipsos : Et quis potest
14- 4 Indigne ferentes intra semetipsos
Luc. 7-30 Consilium Dei spreverunt in semetipsos
9-23 Abneget semetipsum, et tollat crucem s.
Joan. 2-24 Jesus non credebat semetipsum eis
5-26 Pater habet vitam in semetipso
Dedit et filio habere vitam in semetipso
6-62 Sciens autem Jesus apud semetipsum
7-18 Qui a semetipso loquitur, gloriam propr.
-35 Dixerunt ergo Judæi ad semetipsos
8-22 Numquid interficiet semetipsum ?
11-38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso
-51 Hoc autem a semetipso non dixit
12-19 Pharisæi ergo dixerunt ad semetipsos
13-32 Et Deus clarificabit eum in semetipso
15- 4 Palmes non potest ferre fructum a semetipso
16-13 Non enim loquetur a semetipso
17-13 Ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis
20-10 Abierunt... Discipuli ad semetipsos
Act. 14-16 Non sine testimonio semetipsum reliquit
Rom. 1-24 Ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis
-27 Et mercedem... in semetipsis recipientes
14-22 Beatus, qui non judicat semetipsum in eo
1 *Cor.* 14- 4 Qui loquitur... semetipsum ædificat
2 *Cor.* 8- 5 Sed semetipsos dederunt primum Domino
Galat. 1- 4 Qui dedit semetipsum pro peccatis nostris
2-20 Et tradidit semetipsum pro me
6- 4 Et sic in semetipso tantum gloriam habebit
Ephes. 2-15 Ut duos condat in semetipso in unum
-16 Interficiens inimicitias in semetipso
4-19 Semetipsos tradiderunt impudicitiæ
5- 2 Tradidit semetipsum pro nobis oblationem
Philip. 2- 7 Semetipsum exinanivit, formam servi accip.
- 8 Humiliavit semetipsum factus obediens
Colos. 2-15 Palam triumphans illos in semetipso
1 *Tim.* 2- 6 Qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus
Tit. 2-14 Qui dedit semetipsum pro nobis
Hebr. 5- 3 Ita etiam et pro semetipso offerre pro pecc.
- 5 Sic et Christus non semetipsum clarificavit
6- 6 Rursum crucifigentes sibimetipsis Filium D.
-13 Juravit per semetipsum
7-25 Accedentes per semetipsum ad Deum
9-14 Qui per Spiritum sanct. semetipsum obtulit
-25 Neque ut sæpe offerat semetipsum
12- 3 Sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradictionem
Jacob. 2-17 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa
1 *Joan.* 3-15 Non habet vitam ætern. in semetipso man.
Judæ. -12 Conviv. sine timore, semetipsos pascentes
-19 Hi sunt, qui segregant semetipsos

SIC.

Gen. 6-15 Et sic facies eam : Trecentorum cubitorum
15- 5 Et dixit ei : Sic erit semen tuum
Deinceps omittitur.

SICA.

Judic. 3-21 Et tulit sicam de dextero femore suo

SICARII.

Act. 21-38 Eduxisti... quatuor millia viror. sicariorum

SICCATIO.

*Ezech.*26- 5 Siccatio sagenarum erit in medio maris
-14 Siccatio sagenarum eris, nec ædificaberis
47-10 Usque ad Engallim siccatio sagenarum erit

SICCINE.

1 Reg. 15-32 Et dixit Agag : Siccine separat amara mors ?

SICCITAS.

Judic. 6-37 Si ros in solo vellere fuerit, et in omni terra siccitas
-40 Et fuit siccitas in solo vellere
Eccli. 35-26 Quasi nubes pluviæ in tempore siccitatis
39-29 Quomodo convertit aquas in siccitatem
Isai. 27-11 In siccitate messes illius conterentur
Jerem. 14- 1 Verbum Domini ad Jeremiam de sermonibus siccitatis
17- 6 Sed habitabit in siccitate in deserto
- 8 Et in tempore siccitatis non erit sollicitum
50-38 Siccitas super aquas ejus erit, et arescent
Soph. 2- 9 Siccitas spinarum, et acervi salis
Aggæi. 1-11 Et vocavi siccitatem super terram

SICCO.

Gen. 8- 7 Donec siccarentur aquæ super terram
Num. 11-32 Et siccaverunt eas per gyrum castrorum
Josue. 2-10 Quod siccaverit Dom. aquas maris Rubri
4-23 Siccante Domino Deo vestro aquas ejus
-24 Quod siccavit donec transiremus
5- 1 Quod siccasset Dominus fluenta Jordanis
2 Reg. 17-19 Expandit velamen... quasi siccans ptisanas
3 Reg. 17- 7 Post dies autem siccatus est torrens
4 Reg. 19-24 Siccavi vestigiis pedum meor. omnes aquas
Job. 12-15 Si continuerit aquas, omnia siccabuntur
18-16 Deorsum radices ejus siccentur
Psal. 73-15 Tu dirupisti fontes et torrentes : tu siccasti fluvios Ethan
Eccli. 39-29 Convertit aquas in siccit., et siccata est terra
40-13 Substantiæ injust. sicut fluvius siccabuntur
Isai. 19- 5 Et fluvius desolabitur, atque siccabitur
- 6 Attenuabuntur, et siccabuntur rivi aggerum
- 7 Et omnis sementis irrigua siccabitur
51-10 Numquid non tu siccasti mare ?
Jerem. 12- 4 Et herba omnis regionis siccabitur
51-36 Et siccabo venam ejus
*Ezech.*17- 9 Et siccabit omnes palmites germinis ejus
-10 Cum tetigerit eam, ventus urens siccabitur
-24 Et siccavi lignum viride, et frondere feci
19-12 Et ventus urens siccavit fructum ejus
Osee. 13-15 Et siccabit venas ejus, et desolabit fontem
Zach. 11-17 Brachium ejus ariditate siccabitur
Marc. 5-29 Et confestim siccatus est fons sanguinis ej.
Apoc. 16-12 Siccavit aquam ejus, ut præpararetur via

SICCUS, A, UM.

Exod. 14-16 Ut gradiantur... in medio mari per siccum
-21 Abstulit illud Dominus.. et vertit in siccum
-22 Ingressi sunt... per medium sicci maris
-29 Perrexerunt per medium sicci maris
15-19 Ambulaverunt per siccum in medio ejus
Num. 6- 3 Uvas recentes siccasque non comedent
Josue. 3-17 Stabant sup. siccam humum in medio Jord.
4-18 Et siccam humum calcare cœpissent
9-12 Panes... nunc sicci facti sunt
Judic. 6-39 Oro ut solum vellus siccum sit
16- 7 Septem nerviceis funibus, necdum siccis
4 Reg. 2- 8 Et transierunt ambo per siccum
2 Esdr. 9-11 Transierunt per medium maris in sicco
Tobiæ. 6- 4 Attraxit eum in siccum, et palpitare cœpit
Judith. 5-12 Isti pede sicco fundum maris... transirent
Job. 13-25 Et stipulam siccam persequeris
Psal. 94- 5 Et siccam manus ejus formaverunt
104-41 Abierunt in sicco flumina
Prov. 17- 1 Melior est buccella sicca cum gaudio
Isai. 50- 2 Ecce... ponam flumina in siccum
*Ezech.*37- 2 Erant autem... siccaque vehementer
2 Mac. 1-19 In valle, ubi erat puteus altus et siccus

SICELEG. *Civitas in tribu Juda et Simeon.*

Josue. 15-31 Et Siceleg, et Medemena, et Sensenna
19- 5 Et Siceleg, et Bethmarchaboth, et Hasersusa
1 Reg. 27- 6 Dedit... in die illa Siceleg
Facta est Siceleg regum Juda
1 Reg. 30- 1 Cumq. venissent David et viri ej. in Siceleg
Impetum fecerant ex parte Austr. in Siceleg
Percusserant Siceleg, et succenderant eam
-14 Et Siceleg succendimus igni
-26 Venit ergo David in Siceleg, et misit
2 Reg. 4-10 Tenui, et occidi eum in Siceleg
1 Par. 4-30 Et in Bathuel, et in Horma, et in Siceleg
12- 1 Hi quoque venerunt ad David in Siceleg
-20 Quando igitur reversus est in Siceleg
2 Esdr. 11-28 Et in Siceleg, et in Mochona

SICERA.

Deut. 14-26 Et emes... vinum quoque et siceram
29- 6 Vinum et siceram non bibistis
Judic. 13- 4 Cave ergo ne bibas vinum ac siceram
- 7 Cave ne vinum bibas, nec siceram
-14 Vinum et siceram non bibat
Prov. 31- 6 Date siceram mœrentibus, et vinum
Luc. 1-15 Et vinum et siceram non bibet

SICHAR. *Eadem cum Sichem.*

Joan. 4- 5 In civitatem Samariæ, quæ dicitur Sichar

SICHEM.

Nomen viri. Filius Hemor, et princeps regionis Sichem. Sichem cum vidisset Dinam filiam Jacob, tulit eam, et dormivit cum ea. Fratres vero Dinæ omnes habitatores civitatis ipsumque Sichem et patrem ejus perfide interfecerunt, quos antea adduxerant ad circumcisionem, ut facilius eos trucidarent.

Gen. 33-19 Emitque... a filiis Hemor patris Sichem
34- 2 Quam cum vidisset Sichem filius Hemor
- 6 Egresso autem Hemor patre Sichem
- 8 Sichem filii mei adhæsit anima filiæ vestræ.
-11 Sed et Sichem ad patrem et ad fratres
-13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ej.
-18 Placuit oblatio eor. Hemor et Sichem
-26 Hemor et Sichem pariter necaverunt
Tollentes Dinam de domo Sichem
Josue. 24-32 Emerat... a filiis Hemor patris Sichem
Judic. 9-28 Super viros Emor patris Sichem
Act. 7-16 Emit... a filiis Hemor filii Sichem

SICHEM.

Urbs antiqua penes quam Abrahamo apparuit Deus, et ipsi terram promisit. Jacob etiam e Mesopota a rediens, emit agrum a filiis Hemor patris Sichem; sed ob Dinæ raptum et stuprum, Sichimitæ a Simeone et Levi fratribus Dinæ circumcisi sunt et perfide percussi. Urbs Sichem Levitica facta est, et familiæ filiorum Caath concessa, et ad confugiendum data.

Gen. 12- 6 Pertransivit... usque ad locum Sichem
35- 4 Quæ est post urbem Sichem
37-12 Cumque fratres... morarentur in Sichem
-14 Missus de valle Hebron, venit in Sichem
Josue. 17- 7 Machmethath, quæ respicit Sichem
20- 7 Et Sichem in monte Ephraim
21-21 Sichem cum suburbanis suis in monte Ephr.
24- 1 Congregavitq... om. tribus Israel in Sichem
-25 Proposuit populo... atque judicia in Sichem
-32 Sepelierunt in Sichem, in parte agri
Judic. 8-31 Concubina a. ill., quam habebat in Sichem
9- 1 Abiit autem Abimelech... in Sichem
- 2 Loquimini ad omnes viros Sichem
- 3 Locutique sunt... ad omnes viros Sichem
- 6 Congregati sunt autem omnes viri Sichem
Juxta quercum quæ stabat in Sichem
- 7 Audite me, viri Sichem, ita audiat vos Deus
-18 Constituistis regem... super habitatores Sichem
-20 Et consumat habitatores Sichem
Egrediaturque ignis de viris Sichem
-23 Inter Abimelech et habitatores Sichem
-26 Ad cuj. adventum erecti habitatores Sichem
-28 Et quæ est Sichem, ut serviamus ei ?
-49 Mulieres, habitatorum turris Sichem
3 Reg. 12- 1 Venit autem Roboam in Sichem
-25 Ædificavit autem Jeroboam Sichem
1 Par. 6-67 Dederunt.. Sichem cum suburbanis suis
7-28 Sichem quoque cum filiabus suis
2 Par. 10- 1 Profectus est autem Roboam in Sichem
Jerem. 41- 5 Venerunt viri de Sichem et de Silo
Osee. 6- 9 In via interficientium pergentes de Sichem
Act. 7-16 Et translati sunt in Sichem, et positi sunt

SICHIMA. *Eadem cum Sichem.*

Judic. 9-26 Venit... et transivit in Sichimam
-31 Gaal, filius Obed, venit in Sichimam
-34 Et tetendit insidias juxta Sichimam
21-19 Quæ de Bethel tendit ad Sichimam
Psal. 59- 8 Lætabor, et partibor Sichimam
107- 8 Exultabo, et dividam Sichimam

SICHIMI. *Vid.* SICHEM.

Gen. 33-18 Transivitque in Salem urbem Sichimorum
37-13 Fratres tui pascunt oves in Sichimis
Judic. 9-24 Et in cæteros Sichimorum principes
-39 Abiit.. Gaal, spectante Sichimorum populo
-46 Qui hab abant in turre Sichimorum
-47 Audiens viros turris Sichimorum
Eccli. 50-28 Stultus populus qui habitat in Sichimis

SICHIMITA.

Judic. 9-57 Sichimitis quoq., quod operati erant, retrib.

SICLUS.

Gen. 23-15 Terra, quam postulas, quadringentis siclis argenti valet
-16 Quadring. siclos argenti probatæ monetæ
24-22 Protulit vir inaures aureas, appendentes siclos duos, et armillas totidem pondo siclorum decem
Exod. 21-32 Triginta siclos argenti domino dabit
30-13 Dabit... dimidium sicli juxta mensuram
Siclus viginti obolos habet. Media pars sicli offeretur Domino
-15 Dives non addet ad medium sicli
-23 Primæ myrrhæ et electæ quingentos siclos
Id est, ducentos quinquaginta siclos
-24 Casiæ autem quingentos siclos in pondere
38-24 Septingentorum triginta siclorum ad mens.
-29 Duo millia, et quadringenti supra sicli
Levit. 5-15 Qui emi potest duobus siclis, juxta pondus
27- 3 Dabit quinquaginta siclos argenti ad mens.
- 5 Masculus dabit viginti siclos : fœmina decem
- 6 Pro masculo dabuntur quinque sicli
- 7 Mascul. dabit quindecim siclos: fœmina dec.
-16 Quinquaginta siclis venumdetur argenti
-25 Omnis æstimatio siclo sanctuarii ponderab.
Siclus viginti obolos habet
Num. 3-47 Accipies quinque siclos per singula capita
Siclus habet viginti obolos
-50 Sexaginta quinque siclorum juxta pondus
7-13 Pondo centum triginta siclorum, phiala argentea habens septuaginta siclos
-14 Mortariolum ex decem siclis aureis
-19 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-20 Mortariolum aureum habens decem siclos
-25 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-26 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-31 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-32 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-37 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-38 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-43 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-44 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-49 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-50 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-55 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-56 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-61 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-62 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-67 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-68 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-73 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-74 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-79 Appendens centum triginta siclos, phialam argenteam habentem septuaginta siclos
-80 Mortariol. aureum appendens decem siclos
-85 Ut centum triginta siclos argenti haberet unum acetabulum, et septuaginta siclos haberet una phiala
Ex argento sicli duo millia quadringenti
-86 Denos siclos appendentia pondere sanctuarii, id est, simul auri sicli centum viginti
18-16 Redemptio erit... siclis argenti quinque
Siclus viginti obolos habet
31-52 Septingentos quinquaginta siclos
Deut. 22-19 Condemnantes insuper centum siclis argenti
-29 Dabit... patri puellæ quinquaginta siclos.
Josue. 7-21 Vidi enim... et ducentos siclos argenti
Regulamque auream quinquaginta siclorum
Judic. 8-26 Pondus... inaurium, mille septing. auri sicli
1 Reg. 17- 5 Pondus loricæ ej. quinq. millia siclorum æris
- 7 Ferrum hastæ ejus sexcentos siclos habebat
2 Reg. 14-26 Ponderabat capillos capitis s. ducentis siclis
18-11 Et ego dedissem tibi decem argenti siclos

2 Reg. 24-24 Boves, argenti siclis quinquaginta
3 Reg. 10-16 Sexcentos auri siclos dedit in laminas scuti
-29 Quadriga ex Ægypto sexcentis siclis argenti
4 Reg. 15-20 Quinquaginta siclos argenti per singulos
1 Par. 21-25 Siclos auri justissimi ponderis sexcentos
2 Par. 3- 9 Ut singuli clavi siclos quinquagenos append.
2 Esdr. 5-15 Et pecunia, quotidie siclos quadraginta
10-32 Ut demus tertiam partem sicli per annum
Ezech. 45-12 Siclus autem viginti obolos habet. Porro viginti sicli, et viginti quinque sicli, et quindecim sicli, mnam faciunt
Amos. 8- 5 Augeamus siclum, et supponamus stateras
1 Mac. 10-40 Singulis annis quindecim millia siclorum
-42 Et super hæc quinque millia siclorum

SICUBI.

Exod. 5-11 Ite, et colligite sicubi invenire poteritis

SICUT.

Gen. 3- 5 Aperientur oculi vestri : et eritis sicut dii
Deinceps omittitur.

SICUTI.

Isai. 25-10 Sicuti teruntur paleæ in plaustro
Jerem. 33-22 Sicuti enumerari non possunt stellæ cœli
Ezech. 35-15 Sicuti gavisus es super hæreditatem domus
48- 8 Sicuti singulæ partes a plaga Orientali
Dan. 2-43 Sicuti ferrum misceri non potest testæ
Ephes. 3- 5 Sicuti nunc revelat. est sanctis Apostolis ej.
1 Joan. 3- 2 Quoniam videbimus eum sicuti est

SICYON.

Urbs in Peloponneso, ad quam Romani scripsere, Judæosque sibi confœderatos dixere.

1 Mac. 15-23 Et in Sicyonem, et in Cariam, et in Samum

SIDEN.

Pamphyliæ in Asia Minori urbs maritima, ad quam Romani litteras dederunt in gratiam Judæorum.

1 Mac. 15-23 Et in Coo, et in Siden, et in Aradon

SIDON.

Filius primogenitus Chanaan filii Cham. Ædificavit Sidonem urbem Phœniciæ.

Gen. 10-15 Chanaan a.genuit Sidonem primogenitum
1 Par. 1-13 Chanaan vero genuit Sidonem primogenit.

SIDON.

Urbs antiquissima, a Sidone primogenito undecim filiorum Chanaan ædificata, situ fertili, salubri, commodissimo, et fortissimo est, ita ut ab Israelitis nunquam domari potuerit, suosque retinuerit deos, deamque Astarthen, quam gentilium uxorum suarum impulsu adoravit aliquando Salomon. Sorte ducta, tribui Aser obvenit.

Gen. 10-19 Venientibus a Sidone Geraram
49-13 Pertingens usque ad Sidonem
Josue. 11- 8 Et persecuti sunt uque ad Sidonem
19-28 Et Cana, usque ad Sidonem magnam
Judic. 1-31 Non delevit habitatores Accho et Sidonis
10- 6 Servierunt... diis Syriæ ac Sidonis
18- 7 Procul a Sidone, atq. a cunctis hominibus
-28 Quod procul habitarent a Sidone
2 Reg. 24- 6 Circumeuntesque juxta Sidonem
Isai. 23- 2 Negotiatores Sidonis transfretantes mare
- 4 Erubesce, Sidon : ait enim mare
-12 Calumniam sustinens virgo filia Sidonis
Jerem. 25-22 Et universis regibus Sidonis
27- 3 Ad regem Tyri, et ad regem Sidonis
47- 4 Et dissipabitur Tyrus, et Sidon
Ezech. 27- 8 Habitatores Sidonis et Aradii fuer. remiges
28-21 Pone faciem tuam contra Sidonem
-22 Ecce ego ad te, Sidon, et glorificabor
Joel. 3- 4 Verum quid mihi et vobis, Tyrus et Sidon?
Zach. 9- 2 Emath quoque... et Tyrus, et Sidon
1 Mac. 5-15 Convenisse... a Ptolem., et Tyro, et Sidone
Matth. 11-21 Si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes
-22 Dico vobis : Tyro et Sidoni remissius erit
15-21 Secessit in partes Tyri et Sidonis
Marc. 3- 8 Et qui circa Tyrum et Sidonem
7-24 Surgens abiit in fines Tyri et Sidonis
-31 Venit per Sidonem ad mare Galilææ
Luc. 6-17 Et maritima, et Tyri, et Sidonis
10-13 Si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes
-14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit
Act. 27- 3 Sequenti autem die devenimus Sidonem

SIDONIA. *Regio Sidonis.*

Luc. 4-26 Ad nullam.. missus.. nisi in Sarepta Sidoniæ

SIDONIÆ. *Mulieres.*

3 Reg. 11- 1 Salomon adamavit... Idumæas et Sidonias

SIDONIUS. *Incolæ Sidonis.*

Deut. 3- 9 Quem Sidonii Sarion vocant
Josue. 13- 4 Terra Chanaan, et Maara Sidoniorum
- 6 Ad aquas Maserephoth, universique Sidonii
Judic. 3- 3 Omnemque Chananæum et Sidonium
10-12 Sidonii quoque et Amalec et Chanaan
18- 7 Juxta consuetudinem Sidoniorum
3 Reg. 5- 6 Qui noverit ligna cædere sicut Sidonii
11- 5 Colebat... Astarthen deam Sidoniorum
-33 Adoraverit Astarthen deam Sidoniorum
16-31 Jezabel filiam Ethbaal regis Sidoniorum
17- 9 Et vade in Sarephta Sidoniorum
4 Reg. 23-13 Ædificaverat... Astaroth idolo Sidoniorum
1 Par. 22- 4 Quæ Sidonii et Tyri deportaverant
1 Esdr. 3- 7 Dederunt... et oleum Sidoniis Tyriisque
Act. 12-20 Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis

SIDRACH.

Nomen viri qui et Ananias dicebatur.

Dan. 1- 7 Imposuit... nomina... Ananiæ, Sidrach
2-49 Constituit... Sidrach, Misach, et Abdenago
3-12 Sunt... Sidrach, Misach, et Abdenago
-13 Ut adducerentur Sidrach, Misach, et Abden.
-14 Ait eis : Vere-ne Sidrach, Misach, et Abden.
-16 Respondentes Sidrach, Misach, et Abden.
-19 Super Sidrach, Misach, et Abdenago
-20 Jussit, ut ligatis pedibus Sidrach, Misach
-22 Qui miserant Sidrach, Misach, et Abdenago
-23 Hi tres, id est, Sidrach, Misach, et Abdenago
-93 Sidrach, Misach, et Abdenago, servi Dei
Egressi sunt Sidrach, Misach, et Abdenago
-95 Sidrach videlicet, Misach, et Abdenago
-96 Contra Deum Sidrach, Misach, et Abden.
-97 Rex promovit Sidrach, Misach, et Abdenago

SIDUS.

Sap. 17- 5 Nec siderum limpidæ flammæ illuminare
Isai. 47-13 Augures cœli, qui contemplabantur sidera
Baruc. 6-59 Luna, ac sidera cum sint splendida
Amos. 5-26 Sidus dei vestri, quæ fecistis vobis
Abdiæ. - 4 Si inter sidera posueris nidum tuum
2 Mac. 9-10 Sidera cœli contingere se arbitrabatur
Act. 7-43 Et sidus dei vestri Rempham
27-20 Sole, neque sideribus apparentibus
Hebr. 11-12 Tanquam sidera cœli in multitudinem
Judæ. -13 Sidera errantia : quibus procella tenebrar.

SIGILLATIM.

Psal. 32-15 Qui finxit sigillatim corda eorum

SIGILLUM.

Apoc. 5- 1 Librum... signatum sigillis septem
6- 1 Aperuisset Agnus unum de septem sigillis
- 3 Et cum aperuisset sigillum secundum
- 5 Et cum aperuisset sigillum tertium
- 7 Et cum aperuisset sigillum quartum
- 9 Et cum aperuisset sigillum quintum
-12 Vidi cum aperuisset sigillum sextum
8- 1 Et cum aperuisset sigillum septimum

SIGNACULUM.

Job. 9- 7 Stellas claudit quasi sub signaculo
38-14 Restituetur ut lutum signaculum, et stabit
Cant. 8- 6 Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum
Eccli. 17-18 Eleemosyna viri quasi signaculum cum ipso
22-33 Super labia mea signaculum certum
38-28 Diem transigit, qui sculpit signacula sculpt.
Ezech. 28-12 Tu signaculum similitudinis, plenus sapient.
Dan. 14-16 Salva-ne sunt signacula, Daniel?.. Salva, rex
Aggæi. 2-24 Ponam te quasi signaculum, quia te elegi
Rom. 4-11 Signaculum justitiæ fidei, quæ est in præp.
1 Cor. 9- 2 Signaculum apostolatus mei vos estis
2 Tim. 2-19 Fundamentum Dei stat, habens signaculum
Apoc. 5- 2 Quis est dignus... et solvere septem signacula ej.
- 5 Aperire libr. et solvere septem signacula ej.
- 9 Dignus es, Dom... et aperire signacula ejus

SIGNATOR.

2 Esdr. 10- 1 Signatores a. fuerunt, Nehemias, Athersatha

SIGNIFICATIO.

Psal. 59- 6 Dedisti metuentibus te significationem
Eccli. 1-31 In thesauris sapientiæ significatio disciplinæ
1 Mac. 7-45 Cecinerunt post eos cum significationibus

SIGNIFICO.

Exod. 16-15 Quod significat : Quid est hoc? ignorabant e.
Judic. 14-15 Ut indicet tibi quid significet problema
3 Reg. 5- 9 Usque ad locum quem significaveris mihi
Esth. 10- 5 Recordatus sum somnii... hæc eadem significantis
11-12 Scire cupiens quid significaret somnium
Ezech. 17-12 Nescitis quid ista significent? Dic
24-19 Quid ista significent, quæ tu facis
1 Mac. 12- 8 Accepit epistolas, in quibus significabatur
2 Mac. 1-18 Necessarium duximus significare vobis
2- 1 Ut significatum est, et ut mandavit transmigratis
11-17 Ut ea, quæ per illos significabantur, impler.
Joan. 12-33 Significans qua morte esset moriturus
18-32 Significans qua morte esset moriturus
21-19 Significans qua morte clarificaturus esset D.
Act. 11-28 Agabus significabat per spiritum famem
25-27 Mittere vinct., et causas ejus non significare
1 Cor. 1-11 Significatum est enim mihi de vobis, fratres
Hebr. 9- 8 Hoc significante Spiritu sancto, nondum
11-14 Significant se patriam inquirere
1 Petr. 1-11 Scrutantes in quod vel quale tempus significaret
2 Petr. 1-14 Dominus noster Jesus Ch. significavit mihi
Apoc. 1- 1 Significavit, mittens per Angelum suum

SIGNO.

Deut. 32-34 Condita sunt apud me, et signata in thesaur.
3 Reg. 21- 8 Signavit eas annulo ejus, et misit ad majores
2 Esdr. 9-38 Scribimus, et signant principes nostri
Esth. 3-12 Assueri, et litteræ signatæ ipsius annulo
8- 8 Regis nomine signantes litteras annulo meo
Mittebantur, et illius annulo signatæ erant
Job. 14-17 Signasti quasi in sacculo delicta mea
37- 7 Qui in manu omnium hominum signat
Psal. 4- 7 Signatum est super nos lumen vultus tui
Cant. 4-12 Mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus
Isai. 8-16 Liga... signa legem in discipulis meis
29-11 Erit vobis visio om. sicut verba libri signati
Respondebit : Non possum, signatus est e.
Jerem. 32-10 Scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes
-11 Accepi librum possessionis signatum
-14 Sume... librum emptionis hunc signatum
Ezech. 9- 4 Signa Thau sup. frontes virorum gement.
Dan. 8-26 Vera est : Tu ergo visionem signa
12- 4 Signa librum, usque ad tempus statutum
- 9 Quia clausi sunt, signatique sermones
14-10 Claude ostium, et signa annulo tuo
-13 Signantes annulo regis, abierunt
Matth. 27-66 Abeuntes.. signantes lapidem, cum custod.
Joan. 3-33 Testimonium, signavit quia Deus verax est
6-27 Hunc enim Pater signavit Deus
2 Cor. 1-22 Qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritus
Ephes. 1-13 In quo et credentes signati estis Spiritu
4-30 In quo signati estis in diem redemptionis
Apoc. 5- 1 Script. intus et foris, signatum sigillis septem
7- 3 Quoadusque signemus servos Dei nostri
- 4 Audivi numerum signatorum centum quad. Quatuor millia signati, ex omni tribu (*)
- 5 Ex tribu Juda, duodecim millia signati
Ex tribu Ruben, duodecim millia signati
Ex tribu Gad, duodecim millia signati
- 6 Ex tribu Aser, duodecim millia signati
Ex tribu Nephthali, duodecim millia signati
Ex tribu Manasse, duodecim millia signati
- 7 Ex tribu Simeon, duodecim millia signati
Ex tribu Levi, duodecim millia signati
Ex tribu Issachar, duodecim millia signati
- 8 Ex tribu Zabulon, duodecim millia signati
Ex tribu Joseph, duodecim millia signati
Ex tribu Benjamin, duodecim millia signati
10- 4 Signa quæ locuta sunt septem tonitrua
20- 3 Et clausit, et signavit super illum
22-10 Ne signaveris verba prophetiæ libri hujus

SIGNUM.

Gen. 1-14 Et sint in signa et tempora, et dies et annos
4-15 Posuitque Dominus Caïn signum
9-12 Hoc signum fœderis quod do inter me et vos
-13 Erit signum fœderis inter me et int. terram
-17 Hoc erit signum fœderis, quod constitui
17-11 Ut sit in signum fœderis inter me et vos
Exod. 3-12 Hoc habebis signum, quod miserim te
4- 8 Neque audierint sermonem signi prioris
- 9 Si nec duobus quid. his signis crediderint
-17 Virgam q. hanc... in qua facturus es signa
-28 Narravitq. Moyses.. signa quæ mandaverat
-30 Locutusq. est Aaron.. fecit signa coram pop.
7- 3 Multiplicabo signa et ostenta mea in terra
- 9 Cum dixerit vobis Pharao : Ostendite signa
8-23 Ponamque divisionem... cras erit signum
10- 1 Induravi cor ejus... ut faciam signa mea
- 2 Quoties contriverim Ægyptios, et signa mea fecerim in eis
11- 9 Ut multa signa fiant in terra Ægypti
12-13 Erit autem sanguis vobis in signum in ædib.
13- 9 Et erit quasi signum in manu tua

(*) *Omittitur tamen tribus Dan. Communis opinio est ideo prætermissam, quod ex ea naturus sit Antichristus, cui tota adhærebit.*

Exod. 13-16 Erit igitur quasi signum in manu tua
31-13 Signum est inter me et vos in generationibus
-17 Inter me et fil. Israël, signumq. perpetuum
34-10 Signa faciam quæ nunquam visa sunt
Num. 2- 2 Singuli per turmas, signa, atque vexilla
14-11 Quousque non credent mihi in omn. signis
-22 Et signa quæ feci in Ægypto et in solitudine
16-38 Ut cernant ea pro signo et monimento
17-10 Ut servetur ibi in signum rebellium filior.
21- 8 Fac serpentem æn., et pone eum pro signo
- 9 Serpentem æneum, et posuit e. pro signo
Deut. 4-34 Per tentationes, signa, atque portenta
6- 8 Ligabis ea quasi signum in manu tua
-22 Fecitque signa atq. prodigia magna et pess.
7-19 Signa atque portenta, manumque robustam
11- 3 Signa et opera quæ fecit in medio Ægypti
-18 Suspendite ea pro signo in manibus
13- 1 Si... prædixerit signum atque portentum
18-22 Hoc habebis signum : Quod in nomine Do.
22-15 Ferent secum signa virginitatis ejus ad sen.
-17 Ecce hæc sunt signa virginitatis filiæ meæ
26- 8 In ingenti pavore, in signis atque portentis
28-46 Erunt in te signa atq. prodigia, et in semine
29- 3 Viderunt oculi tui, signa illa, portentaque
34-11 In omnibus signis atque portentis quæ misit
Josue. 2-12 Detisque mihi verum signum
-18 Signum fuerit funiculus iste coccineus
4- 6 Ut sit signum inter vos : et quando interrog.
24-17 Fecitque videntibus nobis signa ingentia
Judic. 6-17 Da mihi signum quod tu sis qui loqueris
-39 Semel tentavero, signum quærens in vellere
20-38 Signum autem dederant filii Israël
1 Reg. 2-34 Hoc autem erit tibi signum quod venturum
10- 1 Et hoc tibi signum, quia unxit te Deus
- 7 Quando ergo evenerint signa hæc omnia tibi
- 9 Venerunt omnia signa hæc in die illa
14-10 Si autem dixerint... hoc erit nobis signum
20-20 Et jaciam quasi exercens me ad signum
3 Reg. 13- 3 Deditque in illa die signum, dicens : Hoc erit signum quod locutus est Dominus
- 5 Juxta signum quod prædixerat vir Dei
4 Reg. 19-29 Tibi a., Ezechia, hoc erit signum : Comede
20- 8 Quod erit signum, quia Domin. me sanabit ?
- 9 Hoc erit signum a Domino, quod facturus sit
23- 5 Et duodecim signis, et omni militiæ cœli
1 Par. 16-12 Recordamini... signorum illius et judicior.
2 Par. 32-24 Exaudivitque eum, et dedit ei signum
33- 7 Conflatile signum posuit in domo Domini
2 Esdr. 9-10 Et dedisti signa atque portenta in Pharaone
Tobiæ. 5- 2 Ego cum ignoro : quod signum dabo ei ?
Esth. 4-11 Auream virgam ad eum tetenderit pro signo
8- 4 Quo signum clementiæ monstrabatur
10- 9 Fecit signa magna atq. portenta inter gentes
14-16 Quod abominer signum superbiæ et gloriæ
Job. 16-13 Et posuit me sibi quasi in signum
Psal. 64- 9 Timebunt qui habitant terminos a signis tuis
73- 4 Posuerunt signa sua, signa
- 9 Signa nost. non vidimus, jam non est proph.
77-43 Posuit in Ægypto signa sua et prodigia
85-17 Fac mecum signum in bonum, ut videant
104-27 Posuit in eis verba signorum suorum
134- 9 Misit signa et prodigia in medio tui, Æg.
Sap. 2- 9 Ubique relinquamus signum lætitiæ
5-11 Post hoc nullum signum invenitur itineris
-13 Virt... nullum signum valuimus ostendere
8- 8 Signa et monstra scit antequam fiant
10-16 Contra reges horrend. in portentis et signis
16- 6 Turbati sunt, signum habentes salutis
Eccli. 32- 8 In fabricatione auri signum est smaragdi
36- 6 Innova signa, et immuta mirabilia
42- 6 Super mulierem nequam bonum est signum
-19 Et inspexit in signum ævi, annuntians
43- 6 Ostensio temporis, et signum ævi
- 7 A luna signum diei festi, luminare
45-14 Corona aurea... expressa signo sanctitatis
49-13 Nam et ipse quasi signum in dextera manu
Isai. 5-26 Et elevabit signum in nationibus procul
7-11 Pete tibi signum a Domino Deo tuo
-14 Dabit Dominus ipse vobis signum
8-18 Quos dedit mihi Dominus in signum
11-10 Radix Jesse, qui stat in signum populorum
-12 Et levabit signum in nationes
13- 2 Levate signum, exaltate vocem, levate man.
18- 3 Cum elevatum fuerit signum in montibus
19-20 Erit in signum et in testimonium
20- 3 Trium annorum signum et portentum erit
30-17 Et quasi signum super collem
33-23 Ut dilatare signum non queas
37-30 Tibi autem hoc erit signum : Comede
38- 7 Hoc autem tibi erit signum a Domino
-22 Dixit Ezechias : Quod erit signum
44-25 Irrita faciens signa divinorum, et ariolos
49-22 Et ad populos exaltabo signum meum
55-13 Erit Dom. nominatus in signum æternum
62-10 Et elevate signum ad populos
Isai. 66-19 Et ponam in eis signum, et mittam
Jerem. 4- 6 Levate signum in Sion
10- 2 Et a signis cœli nolite metuere
32-11 Accepi... et rata, et signa forinsecus
-20 Qui posuisti signa et portenta in terra Ægyp
-21 Eduxisti populum... in signis et in portentis
-44 Et imprimetur signum, et testis adhibebitur
44-29 Et hoc vobis signum, ait Dominus
50- 2 Auditum facite : levate signum, prædicate
51-12 Super muros Babylonis levate signum
-27 Levate signum in terra : clangite buccina
Thren. 3-12 Posuit me quasi signum ad sagittam
Baruc. 2-11 Eduxisti populum.. et in signis et in prodigiis
6-66 Signa etiam in cœlo gentibus non ostendunt
Ezech. 4- 3 Signum est domui Israel
16-25 Ædificasti signum prostitutionis tuæ
20-12 Ut essent signum inter me et eos
-20 Ut sint signum inter me et vos
Dan. 3-99 Signa et mirabilia fecit apud me Deus
-100 Signa ejus, quia magna sunt
6-27 Faciens signa et mirabilia in cœlo et in terra
14-42 Faciens signa et mirabilia in terra
1 Mac. 4-40 Et exclamaverunt tubis signorum
2 Mac. 8-23 Et dato signo adjutorii Dei, in prima acie
13-15 Et dato signo suis Dei victoriæ, juvenibus
14-15 Suam portionem signis evidentibus protegit
15-35 Esset et manifestum signum auxilii Dei
Matth. 12-38 Magister, volumus a te signum videre
-39 Generatio mala et adultera signum quærit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
16- 1 Ut signum de cœlo ostenderet eis
- 4 Signa autem temporum non potestis scire ? Generatio mala et adultera signum quærit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ
24- 3 Et quod signum adventus tui
-24 Et dabunt signa magna et prodigia
-30 Parebit signum Filii hominis in cœlo
26-48 Dedit illis signum, dicens : Quemc. osculatus
Marc. 8-11 Quærentes ab illo signum de cœlo
-12 Quid generatio ista signum quærit ? Si dabitur generationi isti signum
13- 4 Dic nobis... et quod signum erit ?
-22 Et dabunt signa et portenta ad seducendos
14-44 Dederat autem traditor ejus signum eis
16-17 Signa a. eos, qui crediderint, hæc sequent.
-20 Sermonem confirmante, sequentibus signis
Luc. 2-12 Et hoc vobis signum : Invenietis
-34 Et in signum, cui contradicetur
11-16 Signum de cœlo quærebant ab eo
-29 Signum quærit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ prophetæ
-30 Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis
21- 7 Et quod signum cum fieri incipient ?
-11 Et signa magna erunt
-25 Et erunt signa in sole, et luna, et stellis
23- 8 Et sperabat signum aliquod videre
Joan. 2-11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana
-18 Quod signum ostendis nobis quia hæc facis?
-23 Videntes signa ejus, quæ faciebat
3- 2 Nemo enim potest hæc signa facere
4-48 Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
-54 Hoc iterum secundum signum fecit Jesus
6- 2 Quia videbant signa, quæ faciebat
-14 Cum vidissent quod Jesus fecerat signum
-26 Quæritis me, non quia vidistis signa
-30 Quod ergo tu facis signum ut videamus ?
7-31 Numquid plura signa faciet quam quæ hic
9-16 Quomodo potest... hæc signa facere ?
10-41 Joannes quidem signum fecit nullum
11-47 Quia hic homo multa signa facit
12-18 Quia audierunt eum fecisse hoc signum
-37 Cum a. tanta signa fecisset coram eis
20-30 Multa quidem et alia signa fecit Jesus
Act. 2-19 Et dabo... signa in terra deorsum
-22 Prodigiis et signis quæ fecit Deus per illum
-43 Et signa per Apostolos in Jerusalem fiebant
4-16 Quoniam quidem notum signum factum est
-22 In quo factum fuerat signum istud sanitatis
-30 Ad sanitates, et signa et prodigia fieri
5-12 Per manus a. Apostolorum fiebant signa
6- 8 Faciebat prodigia et signa magna in populo
7-36 Faciens prodigia et signa in terra Ægypti
8- 6 Audientes, et videntes signa quæ faciebat
-13 Videns etiam signa et virtutes maximas fieri
14- 3 Dante signa et prodigia fieri per manus eor.
15-12 Narrantes quanta fecisset Deus signa et prod.
Rom. 4-11 Et signum accepit circumcisionis
15-19 In virtute signorum et prodigiorum
1 Cor. 1-22 Quoniam et Judæi signa petunt
14-22 Itaque linguæ in signum sunt non fidelibus
2 Cor. 12-12 Signa tamen apostolatus mei facta sunt In signis, et prodigiis, et virtutibus
2 Thes. 2- 9 In omni virtute, et signis, et prodigiis
3-17 Quod est signum in omni epistola. Ita scribo
Hebr. 2- 4 Contestante Deo signis et portentis
Apoc. 7- 2 Ab ortu solis, habentem signum Dei vivi
9- 4 Qui non habent signum Dei in frontibus suis
12- 1 Signum magnum apparuit in cœlo
- 3 Visum est aliud signum in cœlo
13-13 Et fecit signa magna, ut etiam ignem faceret
-14 Et seduxit habitantes in terra, propter signa
15- 1 Vidi aliud signum in cœlo magnum
16-14 Sunt e. spiritus dæmoniorum facientes signa
19-20 Qui fecit signa coram ipso, quib. seduxit eos

SIHA. *Princeps familiæ Nathinæorum.*

1 Esdr. 2-43 Filii Siha, filii Hasupha, filii Tabbaoth

SIHOR.

Urbs in tribu Aser. Altera est Sihor Ægypti. Vatablus censet esse Nilum.

Josue. 19-26 Pervenit usque ad Carmelum maris et Sihor
1 Par. 13- 5 Congregavit... Israël a Sihor Ægypti

SILAS.

Sanctus Hieronymus arbitratur Silam eumdem esse cum Sylvano, qui ponitur in inscriptione sancti Pauli Epistolarum ad Thessalonicenses. Silæ est mentio in Martyrologio Romano die Julii decima tertia.

Act. 15-22 Judam... et Silam, viros primos in fratribus
-27 Misimus ergo Judam et Silam
-32 Judas a. et Silas, et ipsi cum essent prophetæ
-34 Visum est autem Silæ ibi remanere
-40 Paulus vero, electo Sila, profectus est
16-19 Apprehendentes Paulum et Silam perduxer.
-25 Paulus et Silas orantes, laudabant Deum
-29 Tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes
17- 4 Crediderunt, et adjuncti sunt Paulo et Silæ
-10 Dimiserunt Paulum et Silam in Berœam
-14 Silas autem et Timotheus remanserunt ibi
-15 Accepto mandato ab eo ad Silam et Timoth.
18- 5 Cum venissent de Macedonia Silas et Timot.

SILENTER.

1 Reg. 24- 5 Et præcidit oram chlamydis Saül, silenter

SILENTIUM.

Judic. 3-19 Et ille imperavit silentium
4-21 Et ingressa abscondite et cum silentio
16- 2 Et ibi tota nocte cum silentio præstolantes
3 Reg. 3-20 Et consurgens intempestæ noctis silentio
2 Esdr. 8- 7 Silentium faciebant in populo ad audiendam
-11 Levitæ aut. silentium faciebant in o. populo
Judith. 13- 6 Orans cum lacr., et labior. motu in silentio
-16 Ascendens in eminentiorem locum, jussit fieri silentium
Esth. 13- 2 Absq. ullo terrore vitam silentio transigent.
14-16 Et non portem in diebus silentii mei
Prov. 26-10 Et qui imponit stulto silentium, iras mitigat
Eccle. 9-17 Verba sapientium audiuntur in silentio
10-11 Si mordeat serpens in silentio
Sap. 18-14 Cum e. quietum silentium contineret omnia
Eccli. 41-25 A salutantibus de silentio : a respectu mul.
Isai. 8- 6 Abjecit populus iste aquas Siloë, quæ vadunt cum silentio
30-15 In silentio et in spe erit fortitudo vestra
32-17 Et (*erit*) cultus justitiæ silentium
62- 7 Et ne detis silentium ei, donec stabiliat
Thren. 3-26 Bonum est præstolari cum silentio salutare
Amos. 8- 3 In omni loco projicietur silentium
1 Mac. 9-58 Qui cum eo sunt, in silentio habitant confid.
2 Mac. 12- 2 Non sinebant eos in silentio agere et quiete
Matth. 22-34 Audientes quod silentium imposuisset Sadd.
Joan. 11-28 Et vocavit Mariam sororem suam silentio
Act. 13-16 Surgens a. Paulus, et manu silentium indic.
19-33 Alexander autem manu silentio postulato
21-40 Annuit manu ad plebem, et magno silentio facto
22- 2 Magis præstiterunt silentium
2 Thes. 3-12 Ut cum silentio operantes, s. panem mand.
1 Tim. 2-11 Mulier in silentio discat cum o. subjectione
-12 Neq. dominari in virum, sed esse in silentio
Apoc. 8- 1 Fact. est silentium in cœlo quasi media hora

SILEO.

Gen. 34- 5 Cum audisset Jacob... siluit donec redirent
Deut. 20- 9 Cumque siluerint duces exercitus
1 Reg. 25- 9 Verba hæc ex nomine David : et siluerunt
2 Reg. 19-10 Usquequo siletis, et non reducitis regem ?
4 Reg. 2- 3 Qui respondit : Et ego novi : silete
- 5 Et ait : Et ego novi : silete
2 Esdr. 5- 8 Siluerunt, nec invenerunt quid responderent
Judith. 7-22 Et cum... his fletibus lassati siluissent
Esth. 4-14 Si e. nunc silueris, per aliam occasionem
Job. 3-13 Nunc enim dormiens silerem
-26 Nonne dissimulavi ? nonne silui ?
Psal. 27- 1 Clamabo, Deus meus, ne sileas a me
34-22 Vidisti, Dom., ne sileas : Dom., ne discedas
38- 3 Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis

Psal. 38-13 Ne sileas : quoniam advena ego sum apud te
49- 3 Manifeste veniet : Deus noster et non silebit
106-29 Et siluerunt fluctus ejus
-30 Lætati sunt quia siluerunt : et deduxit eos
Eccli. 43-25 In sermone ejus siluit ventus
Isai. 7- 4 Et dices ad eum : Vide ut sileas : noli timere
14- 7 Conquievit et siluit omnis terra, gavisa est
36-21 Et siluerunt, et non responderunt ei verbum
42-14 Silui, patiens fui, sicut parturiens loquar
Jerem. 8-14 Ingrediamur civitatem munitam, et sileamus
Quia Dominus Deus noster silere nos fecit
47- 6 Ingredere in vaginam t., refrigerare, et sile
48- 2 Silens conticesces, sequeturque te gladius
Ezech. 24-27 Et loqueris, et non silebis ultra
33-22 Et aperto ore meo non silui amplius
Habac. 2-20 Sileat a facie ejus omnis terra
Soph. 1- 7 Silete a facie Dom. Dei : quia juxta est dies
3-17 Gaudebit sup. te in lætitia, silebit in dilect. s.
Zach. 2-13 Sileat omnis caro a facie Domini
1 Mac. 1- 3 Et siluit terra in conspectu ejus
7-50 Et siluit terra Juda dies paucos
9-57 Et siluit terra annis duobus
11-38 Et videns Demetrius rex quod siluit terra
-52 Et siluit terra in conspectu ejus
14- 4 Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus
2 Mac. 14- 4 Et ipsa quidem die siluit
Luc. 23-56 Sabbato quid. siluerunt secundum mandat.

SILEX.

Num. 20-11 Percutiens virga bis silicem
23- 9 De summis silicibus videbo eum, et de coll.
Judic. 15-11 Descenderunt ergo.. ad specum silicis Etam
Job. 19-24 Plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice
22-24 Dabit pro terra silicem, et pro silice torrentes aureos
28- 9 Ad silicem extendit manum suam
39-28 In petris manet, et in præruptis silicibus
Isai. 5-28 Ungulæ equorum ejus ut silex
Ezech. 3- 9 Ut adamantem, et ut silicem dedi faciem t.

SILIQUA.

Luc. 15-16 Cupiebat implere ventrem suum de siliquis

SILO.

Urbs sita ad Septentrionalem plagam viæ, quæ de Bethel tendit ad Sichimam, et ad Meridiem oppidi Lebona. Civitas in tribu Ephraïm super montem posita, ubi diu fuit arca Domini.

Josue. 18- 1 Congregatique sunt omnes filii Israël in Silo
- 8 Ut hic coram Do., in Silo, mittam vob. sort.
- 9 Reversique sunt ad Josuë in castra Silo
-10 Qui misit sortes coram Domino in Silo
19-51 In Silo, coram Dom. ad ostium tabernaculi
21- 2 Locutique sunt ad eos in Silo terræ Chanaan
22- 9 A filiis Isr. de Silo, quæ sita est in Chanaan
-12 Convenerunt omnes in Silo, ut ascenderent
Judic. 18-31 Omni tempore quo fuit domus Dei in Silo
20-18 Venerunt in domum Dei, hoc est, in Silo
21- 2 Veneruntque omnes ad domum Dei in Silo
- 9 Eo quoque tempore cum essent in Silo
-12 Adduxerunt eas ad castra in Silo
-19 Ecce solemnitas Do. est in Silo anniversaria
-21 Cumq. videritis filias Silo ad ducend. choros
1 Reg. 1- 3 Ut... et sacrificaret Do. exercituum in Silo
- 9 Postquam comederat et biberat in Silo
-24 Et adduxit eum ad domum Domini in Silo
2-14 Sic faciebant univ. Israëli venientium in Silo
3-21 Et addidit Dominus ut appareret in Silo
Revelatus fuerat Dominus Samueli in Silo
4- 3 Afferamus ad nos de Silo arcam fœderis Do.
- 4 Misit ergo populus in Silo, et tulerunt
-12 Venit in Silo in die illa, scissa veste
14- 3 Qui ortus fuerat ex Heli sacerd. Do. in Silo
3 Reg. 2-27 Quem locutus est super domum Heli in Silo
14- 2 Et vade in Silo, ubi est Ahias propheta
- 4 Et consurgens abiit in Silo
Psal. 77-60 Et repulit tabernaculum Silo
Jerem. 7-12 Ite ad locum meum in Silo
-14 Faciam domui huic... sicut feci Silo
26- 6 Dabo domum istam sicut Silo
- 9 Dicens : Sicut Silo erit domus hæc
41- 5 Venerunt viri de Sich. et de Silo et de Sam.

SILOE.

Fons est ad radices montis Sion, qui non perpetuis aquis, sed certis horis diebusque ebullit, et per terræ concava et antra saxi durissimi cum magno sonitu venit. Est et piscina Siloë in Jerusalem.

2 Esdr. 3-15 Et muros piscinæ Siloë in hortum regis
Isai. 8- 6 Pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloë
Luc. 13- 4 Supra quos cecidit turris in Siloë
Joan. 9- 7 Vade, lava in natatoria Siloë
-11 Vade ad natatoria Siloë, et lava

SILONI. *Pater Asaïæ, e stirpe Juda.*

1 Par. 9- 5 Et de Siloni : Asaïa primogenitus, et filii ej.

SILONITES. *Vir de Silo.*

3 Reg. 11-29 Et inveniret eum Ahias Silonites
12-15 Locutus fuerat in manu Ahiæ Silonitæ
15-29 In manu servi sui Ahiæ Silonitis
2 Par. 9-29 Scripta sunt... in libris Ahiæ Silonitis
10-15 Locutus fuerat per manum Ahiæ Silonitis
2 Esdr. 11-5 Filius Zachariæ, filius Silonitis

SIMEON I.

Filius secundus Jacob ex Lia, natus in Mesopotamia apud Laban. In anno vigesimo primo erat quando cum fratre suo Levi interfecit Sichimitas ob stuprum Dinæ sororis suæ; ideo Jacob benedicens filios ait de Simeon et Levi : Vasa iniquitatis bellantia... maledictus furor eorum... dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël. *Tota tribus Simeon ex tribu Juda excerpta est, Philisthæis vicina, qua desertum sive Idumæam et Ægyptum iter est. Moyses in tribuum benedictione nullam Simeonis facit mentionem; putatur a quibusdam, quod ex ea Judas Christi Salvatoris proditor nasciturus esset. Ex hac tribu Salamiel filius Surisaddaï* 59,300 *Simeonitarum princeps fuit in deserto. Saphat filius Huri, explorator terræ Chanaan, quam ingressi sunt* 22,200. *Sed Zambri filius Salu fornicator cum Cozbi filia Zur principis Madianitarum occisus est a Phinees. Describit Josue sortem tribus Simeonis cap.* 19.

Gen. 29-33 Vocavitque nomen ejus Simeon
34-25 Duo filii Jacob : Simeon et Levi fratr. Dinæ
35-23 Filii Liæ : primogenitus Ruben, et Simeon
42-25 Tollensq. Simeon, et ligans illis præsentibus
-36 Simeon tenetur in vinculis
43-23 Eduxitque ad eos Simeon
46-10 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod
48- 5 Sicut Ruben et Simeon reputabuntur mihi
49- 5 Simeon et Levi fratres : vasa iniquitatis
Exod. 1- 2 Ruben, Simeon, Levi, Judas
6-15 Filii Simeon : Jamuël, et Jamin, et Ahod
Et Saül...hæ progenies Simeon
Num. 1- 6 De Simeon, Salamiel filius Surisaddaï
-22 De filiis Simeon per generationes et familias
2-12 Castrametati sunt de tribu Simeon
7-36 Die quinto, princeps filiorum Simeon
10-19 In tribu autem filiorum Simeon
13- 6 De tribu Simeon, Saphat filium Huri
25-14 Zambri... de cognatione et tribu Simeonis
26-12 Filii Simeon per cognationes suas
-14 Hæ sunt familiæ de stirpe Simeon
34-20 De tribu Simeon, Samuel filius Ammiud
Deut. 27-12 Simeon, Levi, Judas, Issachar
Josue. 19- 8 Hæc est hæreditas filiorum Simeon
- 9 Filii Simeon possederunt in medio hæredit.
21- 4 De tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon
Judic. 1- 3 Et ait Judas Simeoni fratri suo
Et abiit cum eo Simeon
-17 Abiit autem Judas cum Simeone fratre suo
1 Par. 2- 1 Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar
4-24 Filii Simeon : Namuel et Jamin
-42 De filiis quoque Simeon abierunt in montem
6-65 Et ex tribu filiorum Simeon, et ex tribu
12-25 De filiis Simeon, virorum fortissimorum
2 Par. 15- 9 De Ephraïm, et de Manasse, et de Simeon
34- 6 In urbib. Simeon usq. Neph. cuncta subvertit
Judith. 6-11 Ozias filius Micha de tribu Simeon
8- 1 Filii Salathiel, filii Simeon, filii Ruben
9- 2 Domine Deus patris mei Simeon, qui dedisti
Ezech. 48-24 Usq. ad plagam Occidentalem, Simeon una
-25 Super terminum Simeonis, a plaga Orientali
-33 Porta Simeonis una, porta Issachar una
Apoc. 7- 7 Ex tribu Levi, duodecim millia signati

SIMEON II.

Unus e filiis Herem, qui uxorem alienigenam duxerat, quam dimisit.

1 Esdr. 10-31 Eliezer, Josuë, Melchias, Semeïas, Simeon

SIMEON III.

Avus Mathathiæ patris Machabæorum.

1 Mac. 2- 1 Surrexit Math. filius Joannis filii Simeonis

SIMEON IV.

Homo justus et timoratus, qui morabatur in Jerusalem, expectans consolationem Israel, id est, adventum Messiæ. Responsum acceperat a Spiritu sancto non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini; ideo a Spiritu sancto impulsus vel monitus, venit in templum cum inducerent puerum Jesum parentes ejus ut Deo illum offerrent quasi primogenitum, et accepit ipse eum in ulnas suas, et benedixit Deum, et dixit : Nunc dimittis, *etc., etc. Aliqui aiunt Simeonem hunc sacerdotem fuisse; aliqui vero negant, quod verius videtur; nam si sacerdos fuisset, Evangelista id non tacuisset, enarrans tam diligenter omnia quæ illum spectent. De illo mentio est in Martyrologio Romano die Februarii quarta.*

Luc. 2-25 Ecce homo erat in Jer., cui nomen Simeon
-34 Et benedixit illis Simeon, et dixit

SIMEON V.

Filius Juda, pater Levi, in genealogia Jesu Christi secundum Lucam.

Luc. 3-30 (*Qui fuit Levi,*) qui fuit Simeon, qui fuit J.

SIMEONITÆ.

1 Par. 27-16 Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha

SIMERON. *Filius Issachar.*

1 Par. 7- 1 Thola, et Phua, Jasub, et Simeron, quat.

SIMIA.

3 Reg. 10-22 Dentes elephantorum, et simias, et pavos
2 Par. 9-21 Argentum, et ebur, et simias, et pavos

SIMILA.

Gen. 18- 6 Accelera, tria sata similæ commisce
Exod. 16-31 Gustusque ejus quasi similæ cum melle
29- 2 Oleo lita : de simila triticea cuncta facies
-40 Decim. partem similæ conspersæ oleo tuso
Levit. 2- 1 Cum obtulerit... simila erit ejus oblatio
- 2 Unus tollet pugillum plenum similæ et olei
- 4 De simila, panes scilicet absque fermento
- 5 Similæ conspersæ oleo et absque fermento
- 7 Æque simila oleo conspergetur
5-11 Offeret pro pec. s. similæ part. ephi decim.
6-15 Tollet sacerdos pugillum similæ quæ consp.
Totum thus quod super similam positum est
-16 Reliquam a. partem similæ comedet Aaron
-20 Decimam partem ephi offerent similæ
7- 9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur
-12 Azyma uncta oleo, coctamque similam
9- 4 In sacrificio singulor. similam conspers. oleo
14-10 Tres decimas similæ in sacrificium
-21 Decimamque partem similæ conspersæ oleo
23-13 Duæ decimæ similæ conspersæ oleo
-17 Duos de duabus decimis similæ fermentatæ
24- 5 Accipies quoque similam, et coques ex ea
Num. 7-13 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-19 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-25 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-31 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-37 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-43 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-49 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-55 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-61 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-67 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-73 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-79 Utrumque plenum simila oleo conspersa
8- 8 Libamentum ejus similam oleo conspersam
15- 4 Offeret.. sacrificium similæ, decimam part.
- 6 Erit sacrificium similæ duarum decimarum
- 9 Dabis... similæ tres decimas conspersæ oleo
28- 5 Decimam partem ephi similæ quæ conspersa
- 9 Et duas decimas similæ oleo conspersæ
-12 Et tres decimas similæ oleo conspersæ
-13 Decimam decimæ similæ ex oleo
-20 Sacrificia singulor. ex simila quæ conspersa
-28 Similæ oleo conspersæ tres decimas
29- 3 Similæ oleo conspersæ tres decimas
- 9 Similæ oleo conspersæ tres decimas
-14 Similæ oleo conspersæ tres decimas
2 Reg. 6-19 Partitus est... et similam frixam oleo
3 Reg. 4-22 Erat a. cibus Salomonis.. triginta cori similæ
4 Reg. 7- 1 Cras modius similæ uno statere erit
-16 Factusque est modius similæ statere uno
-18 Duo modii hordei... et modius similæ stat.
1 Par. 9-29 Præerant similæ, et vino, et oleo, et thuri
16- 3 Divisit universis... et frixam oleo similam
23-29 Ad similæ sacrificium, et ad lagana azyma
Ezech. 16-13 Similam, et mel, et oleum comedisti
-19 Panem m., quem dedi tibi, similam et oleum
46-14 De oleo tert. part. hin, ut misceatur similæ
Dan. 14- 2 Impendebantur in eo per dies singulos similæ artabæ duodecim
Apoc. 18-13 Et thuris, et vini, et olei, et similæ, et tritici

SIMILAGINEUS.

Eccli. 39-31 Panis similagineus, et mel, et botrus uvæ

SIMILAGO.

Eccli. 35- 4 Retribuet gratiam, qui offert similaginem

Eccli. 38-11 Da suavitatem et memoriam similaginis
2 Mac. 1- 8 Et obtulimus sacrificium et similaginem

SIMILIS, E.

Gen. 2-18 Faciamus ei adjutorium simile sibi
-20 Adæ vero non invenieb. adjutor similis ejus
34-15 Si volueritis esse similes nostri
41-21 Sed simili macie et squalore torpebant
44-15 Quod non sit similis m. in augurandi scientia
Exod. 4- 7 Protulit iterum, et erat similis carni reliquæ
9-14 Ut scias quod non sit similis mei in om. terra
15-11 Quis similis tui in fortibus, Domine? quis similis tui, magnificus in sanctitate
21-31 Si cornu percus., simili sententiæ subjacebit
26- 3 Aliæ quinque nexu simili cohærebunt
-24 Duabus q. tabulis.. similis junctura servab.
30-38 Homo quicumque fecerit simile... peribit
Num. 22-30 Dic quid simile unquam fecerim tibi
23-10 Fiant novissima mea horum similia
-22 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
24- 8 Cujus fortitudo similis est rhinocerotis
Deut. 2-11 Et essent similes filiorum Enacim
13-11 Neq. ultra faciat quippiam hujus rei simile
18-18 Prophetam suscitabo eis... similem tui
33-29 Quis similis tui, popule, qui salvaris in Do.
Judic. 8- 8 Locutusque est ad viros loci illius similia
-18 Similes tui, et unus ex eis quasi filius regis
16-11 Infirmus ero, et aliorum hominum similis
21-14 Non repererunt, quas simili modo traderent
Ruth. 2-13 Quæ non sum similis unius puellarum tuar.
1 Reg. 10-24 Quoniam non sit similis illi in omni populo
21- 9 Non est huic alter similis, da mihi eum
26-15 Vir tu es? et quis alius similis tui in Israël?
2 Reg. 7-22 Magnificatus es... quia non est similis tui
9- 8 Respexisti super canem mort. similem mei
3 Reg. 3-12 Ut nullus ante te similis tui fuerit, nec post
-13 Ut nemo fuerit similis tui in regibus cunctis
7- 8 Domuncula.. in media porticu, simili opere
8-23 Non est similis tui Deus in cœlo, desuper
13-18 Qui ait illi: Et ego propheta sum similis tui
22-13 Sit ergo sermo tuus similis eor., et loquere
4 Reg. 18- 5 Post eum non fuit similis ei de cunctis regib.
-32 In terram, quæ similis est terræ vestræ
23-25 Similis illi non fuit ante eum rex, qui reverteretur..neq. post eum surrexit similis illi
25-17 Similem et columna sec. habebat ornatum
1 Par. 17-20 Dom. non est similis tui: et non est alius D.
2 Par. 1-12 Ita ut nullus... nec post te fuerit similis tui
6-14 Non est similis tui Deus in cœlo et in terra
35-18 Non fuit Phase simile huic in Israël
2 Esdr. 6-11 Et dixi: Num quisquam similis mei fugit?
13-26 In gentibus multis non erat rex similis ei
Tobiæ. 1- 8 Hæc et his similia secundum legem Dei
7- 2 Quam similis est juvenis iste consobrino m.
8-12 Dicebat enim: Ne forte simili modo evenerit
Job. 1- 8 Servum meum Job, quod non sit ei similis
2- 3 Quod non sit ei similis in terra, vir simplex
9-32 Neque e. viro qui similis mei est respondebo
16- 4 Poteram et ego similia vestri loqui
23-14 Et alia multa similia præsto sunt ei
35- 8 Homini, qui similis t. est, nocebit impietas t.
36-22 Nullus ei similis in legislatoribus
39-13 Penna struthionis similis est pennis herodii
40- 4 Si habes brachium sicut Deus, et si voce simili tonas?
Psal. 34-10 O. ossa mea dicent: Dom., quis similis tibi?
39- 6 Cogitationibus t. non est qui similis sit tibi
48-13 Jumentis insipient., et similis factus est illis
-21 Jumentis insipient., et similis factus est illis
49-21 Existimasti inique quod ero tui similis
70-19 Fecisti magnalia: Deus, quis similis tibi?
82- 2 Deus, quis similis erit tibi?
85- 8 Non est similis tui in diis, Domine
88- 7 Quis æquabitur...similis erit D. in filiis Dei?
- 9 Domine, Deus virtutum, quis similis tibi?
101- 7 Similis factus sum pellicano solitudinis
113- 8 Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes
134-18 Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes
142- 7 Similis ero descendentibus in lacum
143- 4 Homo vanitati similis factus est: dies ejus
Prov. 13-20 Amicus stultorum similis efficietur
26- 4 Ne respondeas stulto...ne efficiaris ei similis
27-14 De nocte consurg., maledicenti similis erit
28- 3 Calumnians pauperes, similis est imbri veh.
Eccle. 3-18 Ut probaret eos Deus, et ostenderet similes esse bestiis
Cant. 2- 9 Similis est dilectus meus capreæ hinnuloque
-17 Similis esto, dilecte mi, capreæ hinnuloque
Sap. 7- 1 Sum quid. et ego mortalis homo, similis om.
- 3 Primam vocem similem omn. emisi plorans
- 6 Unus ergo introitus est om... et similis exitus
15-16 Nemo enim sibi similem homo poterit deum fingere
16- 1 Et per his similia passi sunt digne tormenta
Sap. 18-11 Simili a. pœna servus cum domino afflictus est, et pop. homo regi similia passus
Eccli. 9-14 Amicum antiq.: novus e. non erit similis illi
13-19 O. animal diligit simile sibi: sic et o. homo
-20 Omnis caro ad similem sibi conjungetur: omnis homo simili sui sociabitur
17- 5 Creavit ex ipso adjutorium simile sibi
27-10 Volatilia ad sibi similia conveniunt
28- 4 In hominem similem sibi non habet miseric.
30- 4 Similem enim reliquit sibi post se
44-20 Non est inventus similis illi in gloria
45- 2 Similem illum fecit in gloria sanctorum
- 7 Excels. fecit Aaron fratrem ej. et similem sibi
Isai. 1- 9 Et quasi Gomorrha similes essemus
14-10 Sicut et nos, nostri similis effectus es
-14 Ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo
40-18 Cui ergo similem fecistis Deum?
44- 7 Quis similis mei? vocet, et annuntiet
46- 5 Cui... comparastis me, et fecistis similem?
- 9 Et non est ultra Deus, nec est similis mei
66- 8 Et quis vidit huic simile?
Jerem. 10- 6 Non est similis tui, Domine: magnus es tu
-16 Non est his similis pars Jacob
30- 7 Væ, quia magna dies illa, nec est similis ejus
49-19 Quem præponam ei? quis enim similis mei?
50-44 Quem præponam ei? quis est e. similis mei?
Thren. 1-20 Foris interficit glad., et domi mors similis est
-21 Adduxisti diem consol., et fient similes mei
Baruc. 6- 4 Videte ergo ne et vos similes efficiamini
-38 Lapidibus de monte similes sunt dii illorum
-62 Neque virtutibus uni eorum similia sunt
-70 Similes sunt dii illorum lignei et inaurati
Ezech. 5- 9 Et quibus similia ultra non faciam
18-14 Timuerit, et non fecerit simile eis
31- 2 Cui similis factus es in magnitudine tua?
Dan. 3-92 Et species quarti similis Filio Dei
7- 5 Et ecce bestia alia similis urso
11-29 Et non erit priori simile novissimum
Joel. 2- 2 Similis ei non fuit a principio, et post eum
Mich. 7-18 Quis Deus similis tui, qui aufers iniquitatem
1 Mac. 3- 4 Similis factus est leoni in operibus suis
9-29 Vir similis ei non est, qui exeat contra inim.
Matth. 7-26 Similis erit viro stulto, qui ædificavit dom.
11-16 Cui autem similem æstimabo generationem istam? similis est pueris sedentibus in foro
13-24 Simile factum est regnum cœlorum homini
-33 Simile est regnum cœlorum fermento
-44 Simile est regnum cœlorum thesauro absc.
-45 Iterum simile est regnum cœlorum homini
-47 Iterum simile est regnum cœlorum sagenæ
-52 Similis est homini patrifamilias
20- 1 Simile est regnum cœlorum homini patrif.
22- 2 Simile factum est regnum cœlorum homini
-39 Secundum autem simile est huic
23-27 Quia similes estis sepulcris dealbatis
25- 1 Simile erit regnum cœlorum decem virgin.
Marc. 7- 8 Et alia similia his facitis multa
-13 Et similia hujusmodi multa facitis
12-31 Secundum autem simile est illi
Luc. 6-47 Ostendam vobis cui similis sit
-48 Similis est homini ædificanti domum
-49 Similis est homini ædificanti domum
7-31 Cui ergo similes dicam homines generationis hujus? et cui similes sunt?
-32 Similes sunt pueris sedentibus in foro
12-36 Vos similes hominibus expectantibus dom.
13-18 Cui simile est regnum Dei, et cui simile æstimabo illud?
-19 Simile est grano sinapis, quod accept. homo
-20 Cui simile æstimabo regnum Dei?
-21 Simile est fermento, quod acceptum mulier
Joan. 8-55 Si dixero... ero similis vobis, mendax
9- 9 Alii autem: Nequaquam, sed similis est ei
Act. 14-10 Dii, similes facti hominibus, descenderunt
-14 Nos mortales sumus, similes vobis homines
17-29 Non debemus æstim... divinum esse simile
Rom. 9-29 Et sicut Gomorrha similes fuissemus
Galat. 5-21 Ebrietates, comessationes, et his similia
Jacob. 1- 6 Qui enim hæsitat, similis est fluctui maris
5-17 Elias homo erat similis nobis passibilis
1 Petr. 3-21 Vos nunc similis formæ salvos facit baptis.
1 Joan. 3- 2 Quoniam cum apparuerit, similes ei erimus
Judæ. - 7 Finitimæ civitates simili modo exfornicatæ
Apoc. 1-13 (*Vidi*) similem Filio hominis, vestitum pod.
-15 Et pedes ei similes aurichalco
2-18 Et pedes ejus similes aurichalco
4- 3 Similis erat aspectui lapidis jaspidis et sard. Et iris erat... similis visioni smaragdinæ
- 6 Tanquam mare vitreum simile crystallo
- 7 Et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitulo
Quartum animal simile aquilæ volanti
9- 7 Similes equis paratis in prælium
-10 Et habebant caudas similes scorpionum
Apoc. 9-19 Nam caudæ eorum similes serpentibus
11- 1 Et datus est mihi calamus similis virgæ
13- 2 Et bestia, quam vidi, similis erat pardo
- 4 Quis similis bestiæ? et quis poterit pugnare
-11 Et habebat cornua duo similia Agni
14-14 Super nubem sedentem, similem Filio hom.
18-18 Quæ similis civitati huic magnæ?
21-11 Et lumen ejus simile lapidi pretioso
-18 Ipsa vero civitas, aurum mund. simile vitro

SIMILITER

Gen. 32-19 Similiter dedit mandata secundo
33- 7 Et cum similiter adorassent, extremi Joseph et Rachel adoraverunt
45-14 Illo quoque similiter flente super collum ej.
Exod. 5-16 Et lateres similiter imperantur
7-11 Per incantationes Ægyptiacas, et arcana quædam similiter
-22 Feceruntque similiter malefici Ægyptiorum
8- 7 Fecerunt... per incantationes suas similiter
-18 Feceruntque similiter malefici incantationibus suis
21-27 Similiter dimittet eos liberos
22-30 De bobus quoque et ovibus similiter facies
25-10 Altitudo, cubitum similiter ac semissem
-33 Et tres similiter scyphi instar nucis
27-11 Similiter et in latere Aquilonis per longum
30-23 Calami similiter ducentos quinquaginta
36-11 Et in ora cortinæ alterius similiter
Levit. 7-16 Eadem similiter edetur die
8-23 Pollic. manus ejus dextræ, similiter et pedis
18-28 Cavete ergo ne et vos similiter evomat
Num. 7- 1 Unxitq... altare similiter et omnia vasa ej.
12- 2 Nonne et nobis similiter est locutus?
28- 8 Alterumque agnum similiter offeretis
35- 5 Contra Meridiem similiter erunt duo millia
-17 Si lapidem jecerit... similiter punietur
Deut. 9-20 Et pro illo similiter deprecatus sum
12-31 Non facies similiter Domino Deo tuo
15-17 Ancillæ quoque similiter facies
-22 Similiter vescent. eis, quasi caprea et cervo
22- 3 Similiter facies de asino et de vestimento
31- 5 Similiter facietis eis, sicut præcepi vobis
Josue. 17-11 Similiterq. habitatores Thenac cum viculis s.
1 Reg. 30-24 Remanentis ad sarcinas, et similiter divident
3 Reg. 6-26 Et similiter cherub secundus
7-11 Secti erant, similiterque de cedro
-21 Similiter erexit columnam secundam
-29 Et in juncturis similiter desuper
12-32 Et ascendens altare, similiter fecit in Bethel
17- 6 Similiter panem et carnes vesperi
22-12 Omnesque prophetæ similiter prophetabant
4 Reg. 7- 8 Et inde similiter auferentes absconderunt
17- 8 Quia similiter fecerant
1 Par. 6-68 Jecmaam quoque... et Bethoron similiter
-74 Masal cum suburb. suis, et Abdon similiter
23-30 Mane ad confitendum et canendum Domino: similiterque ad vesperam
26-17 Atque ad Meridiem similiter in die quatuor
28-15 Similiter et in candelabra argentea
-16 Similiter et argentum in alias mensas arg.
-17 Similiter et in leones argenteos... separavit
2 Par. 1-17 Similiter de universis regnis Hethæorum
3- 8 Et latitudinem similiter viginti cubitorum
-12 Similiter cherub alterius ala
18-11 Omnesque prophetæ similiter prophetab.
35-12 De bobus quoque fecerunt similiter
Tobiæ. 7-11 Ne forte et huic similiter contingeret
Esth. 4-16 Et ego cum ancillis meis similiter jejunabo
Job. 14-19 Et hominem ergo similiter perdes
Psal. 67- 7 Educit vinctos in fortitudine, similiter eos qui exasperant
Prov. 27-20 Similiter et oculi hominum insatiabiles
Eccle. 2-16 Non erit enim memoria sapientis similiter ut stulti
Moritur doctus similiter ut indoctus
3-19 Similiter spirant omnia, et nihil habet homo
Sap. 7- 3 Et in similiter factam decidi terram
11-12 Absentes e. et præsentes similiter torqueb.
-15 Non similiter justis sitientes
14- 9 Similiter a. odio sunt Deo impius et impietas
15- 7 Et similiter quæ his sunt contraria
18- 9 Similiter et bona et mala recepturos justos
-12 Similiter ergo omnes, uno nomine mortis
Eccli. 5-18 Justifica pusillum et magnum similiter
7-13 Neque in amicum similiter facias
20-19 Similiter et quod non erat habendum
24-15 In civitate sanctificata similiter requievi
47- 3 In ursis similiter fecit sicut in agnis ovium
48- 4 Et quis potest similiter sic gloriari tibi?
Jerem. 52-22 Similiter columnæ secundæ, et malogranata
Baruc. 6-21 Et aves etiam similiter et cattæ
-27 Similiter et mulieres eorum decerpentes
-34 Similiter neque dare divitias possunt
-60 Similiter et fulgur cum apparuerit, perspic.

Baruc. 6-70 Similiter et mortuo projecto in tenebris
Ezech. 1-23 Et alterum similiter velabatur
40-16 Similiter a. erant et in vestibulis fenestræ
48-13 Sed et Levitis similiter juxta fines sacerdot.
-21 Similiter in partibus principis erit
Zach. 5- 3 Omnis jurans, ex h... similiter judicabitur
1 Mac. 8-27 Similiter autem et si genti Judæorum prius acciderit bellum
2 Mac. 2-12 Similiter et Salomon octo diebus celebravit
-14 Similiter a. et Judas... congregavit omnia
7-13 Quartum vexabant similiter torquentes
10-36 Sed et alii similiter ascendentes
Matth. 20- 5 Iterum autem exiit... et fecit similiter
21-36 Et fecerunt illis similiter
22-26 Similiter secundus, et tertius, usque ad sept.
25-17 Similiter et qui duo acceperat, lucratus est
26-35 Similiter et omnes Discipuli dixerunt
27-41 Similiter et principes sacerdotum illudentes
Marc. 4-16 Et hi sunt similiter qui super petrosa semin.
12-21 Et tertius similiter
-22 Et acceperunt eam similiter septem
14-31 Similiter autem et omnes dicebant
15-31 Similiter et summi sacerdotes illudentes
Luc. 3-11 Et qui habet escas, similiter faciat
5-10 Similiter autem Jacobum et Joannem, filios
-33 Obsecrationes faciunt, similiter et Pharis.
6-31 Et vos facite illis similiter
10-32 Similiter et Levita, cum esset secus locum
-37 Ait illi Jesus : Vade, et tu fac similiter
13- 3 Nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis
- 5 Si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis
16-25 Recepisti bona... et Lazarus similiter mala
17-28 Similiter sicut factum est in diebus Lot
-31 Et qui in agro, similiter non redeat retro
20-31 Accepit illam. Similiter et omnes septem
22-20 Similiter et calicem, postquam cœnavit
-36 Qui habet saccul., tollat; similiter et peram
Joan. 5-19 Hæc et Filius similiter facit
6-11 Similiter et ex piscibus quantum volebant
21-13 Et dat eis, et piscem similiter
Rom. 1-27 Similiter a. et masculi, relicto naturali usu
8-26 Similiter a. et Spiritus adjuvat infirmitatem
1 Cor. 7- 3 Uxori vir debitum reddat : similiter autem et uxor viro
- 4 Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet
-22 Similiter qui liber vocatus est, servus est
11-25 Similiter et calicem, postquam cœnavit
1 Tim. 2- 9 Similiter et mulieres in habitu ornato
3- 8 Diaconos similiter pudicos, non bilingues
-11 Mulieres similiter pudicas, non detrahentes
5-25 Similiter et facta bona manifesta sunt
Tit. 2- 3 Anus similiter in habitu sancto
- 6 Juvenes similiter hortare ut sobrii sint
Hebr. 2-14 Et ipse similiter participavit eisdem
9-21 Vasa ministerii sanguine similiter aspersit
Jacob. 2-25 Similiter et Rahab meretrix
1 Petr. 3- 1 Similiter et mulieres subditæ sint viris suis
- 7 Viri similiter cohabitantes secundum scient.
5- 5 Similiter, adolescentes, subditi estote senior.
Judæ. - 8 Similiter et hi carnem quidem maculant
Apoc. 2-16 Similiter pœnitentiam age
8-12 Non luceret pars tertia, et noctis similiter

SIMILITUDO.

Gen. 1-26 Faciamus hom. ad imagin. et similitudinem
5- 1 Ad similitudinem Dei fecit illum
- 3 Et genuit ad imaginem et similitudinem s.
27-23 Pilosæ manus similitudinem majoris expresserant
Exod. 16-14 In similitudinem pruinæ super terram
20- 4 Neq. omnem similitudinem quæ est in cœlo
25- 9 Juxta omnem similitudinem tabernaculi
Levit. 11-15 Et omne corvini generis in similitudinem s.
Deut. 4-15 Non vidistis aliquam similitudinem
-16 Ne... faciatis vobis sculptam similitudinem
-17 Similitudinem omn. jumentorum quæ sunt
-23 Et facias tibi sculptam similitudinem eorum
-25 Deceptiq. feceritis vobis aliq. similitudinem
5- 8 Non facies tibi.. nec similitudinem omnium
28-49 In similitudinem aquilæ vol. cum impetu
1 Reg. 6- 5 Facietisque similitudines anorum vestrorum, et similitudines murium
-11 Mures aureos et similitudines anorum
3 Reg. 7-36 Quasi in similitudinem hominis stantis
12-32 In similitudinem solemnitat., quæ celebrab.
4 Reg. 9-13 Sub pedibus ej. in similitudinem tribunalis
16-10 Et similitudinem juxta omne opus ejus
1 Par. 28-18 Ut.. fieret similitudo quadrigæ cherubim
2 Par. 4- 3 Similitudo quoque boum erat super illud
Job. 38-30 In similitudinem lapidis aquæ durantur
Psal. 43-15 Posuisti nos in similitudinem gentibus
57- 5 Furor illis secundum similitudinem serp.
Psal. 105-20 In similitudinem vituli comedentis fœnum
143-12 Circumornatæ ut similitudo templi
Prov. 23- 7 In similitudinem arioli et conjectoris
Sap. 2-23 Et ad imaginem similitudinis suæ fecit illum
5- 3 In derisum, et in similitudinem improperii
9- 8 Similitudinem tabernaculi sancti tui
13-10 Artis inventionem, et similitudines animal.
14-19 Ut similitudinem in melius figuraret
Eccli. 34- 3 Ante faciem hominis similitudo hominis
38-28 Cor suum dabit in similitudinem picturæ
-30 Et contra similitudinem vasis oculus ejus
Jerem. 10- 5 In similitudinem palmæ fabricata sunt
23-14 In prophetis Jerusalem vidi similitudinem
Ezech. 1- 5 Et in medio ejus similitudo quatuor animal. Aspectus eorum, similitudo hominis in eis
-10 Similitudo a. vultus eorum, facies hominis
-13 Et similitudo animalium, aspectus eorum
-14 In similitudinem fulguris coruscantis
-16 Et una similitudo ipsarum quatuor
-22 Et similitudo super capita animalium
-26 Quasi aspectus... similitudo throni : et super similitudinem throni, similitudo quasi aspectus hominis
2- 1 Hæc visio similitudinis gloriæ Domini
8- 2 Ecce similitudo quasi aspectus ignis
- 3 Emissa similitudo manus apprehendit me
-10 Et ecce omn. similitudo reptilium et animal.
10- 1 Quasi species similitudinis solii, apparuit
- 8 Apparuit in cherubim similitudo manus
-10 Aspectus earum similitudo una quatuor
-21 Et similitudo manus hominis sub alis eor.
-22 Et similitudo vultuum eorum, ipsi vultus
23-15 Similitudinem filiorum Babylonis
28-12 Tu signaculum similitudinis, plenus sapient.
41-26 Et similitudo palmarum hinc atque inde
42-11 Juxta similitudinem gazophylaciorum Et similitudines, et ostia eorum
Dan. 4-30 In similitudinem aquilarum crescerent
10-16 Quasi similitudo Filii hom. tetigit labia mea
Osee. 13- 2 Feceruntque... quasi similitudinem idolor.
1 Mac. 3-48 Scrutabantur gentes similitudinem simulac.
Luc. 4-23 Utique dicetis mihi hanc similitudinem
5-36 Dicebat autem et similitudinem ad illos
6-39 Dicebat autem illis et similitudinem
8- 4 Dixit per similitudinem :(-5) Exiit qui sem.
12-16 Dixit autem similitudinem ad illos
13- 6 Dicebat autem et hanc similitudinem
20-19 Quod ad ipsos dixerit similitudinem hanc
21-29 Dixit illis similitudinem : Videte ficulneam
Rom. 1-23 In similitudinem imaginis corruptibilis hom.
5-14 In similitudinem prævaricationis Adæ
6- 5 Facti sumus similitudini mortis ejus
8- 3 Mittens in similitudinem carnis peccati
Philip. 2- 7 In similitudinem hominum factus
Hebr. 4-15 Tentatum... pro similitudine absq. peccato
7-15 Si secundum similitudinem Melchisedech
Jacob. 3- 9 Qui ad similitudinem Dei facti sunt
Apoc. 9- 7 Et similitudines locustarum, similes equis

SIMILO.

Hebr. 2-17 Debuit per omnia fratribus similari

SIMMAA I.

Filius Isaï, fraterque David. Duos habuit filios, Jonathan et Jonadab.

1 Par. 2-13 Secundum Abinadab, tertium Simmaa

SIMMAA II.

Primus inter quatuor quos habuit filios David ex Bethsabee, quæ uxor Uriæ fuerat.

1 Par. 3- 5 In Jerusalem nati sunt ei filii, Simmaa

SIMON I.

Vir de tribu Juda, qui duos habuit filios, Amnon et Rinna.

1 Par. 4-20 Filii quoque Simon : Amnon et Rinna

SIMON II.

Duo fuerunt hujus nominis pontifices, et uterque patrem habuit nomine Oniam. Hic, quem celebrat Ecclesiasticus, est Simon senior, qui cognominatus est Priscus. Alter in Scripturis non nominatur.

Eccli. 50- 1 Simon Oniæ filius, sacerdos magnus

SIMON III.

Qui cognominabatur Thasi, id est, hircus, vel excisor. Filius secundus Mathathiæ. Mathathias moriens dixit filiis suis : Ecce Simon frater vester, scio quod vir consilii est : ipsum audite semper, et ipse erit vobis pater. *Simon successit in pontificatu fratri suo Jonathæ. Perfide interfectus est in oppido Doch, ubi illi convivium paraverat Ptolemæus filius Abobis gener ejus.*

1 Mac. 2- 3 Et Simonem, qui cognominabatur Thasi
-65 Et ecce Simon frater vester
5-17 Dixitque Judas Simoni fratri suo
-20 Et partiti sunt Simoni viri tria millia
-21 Abiit Simon in Galilæam, et commisit prælia
-55 Erat... et Simon frater ejus in Galilæa
9-19 Et Jonathas et Simon tulerunt Judam
-33 Cognovit Jonathas, et Simon frater ejus
-37 Renuntiatum est... et Simoni fratri ejus
-62 Et secessit Jonathas, et Simon
-65 Reliquit Jonathas Simonem fratrem suum
-67 Simon vero, et qui cum ipso erant
10-74 Occurrit ei Simon frater ejus in adjutorium
-82 Et ejecit Simon exercitum suum
11-59 Et Simonem fratrem ejus constituit ducem
-64 Fratrem autem suum Simonem reliquit
-65 Et applicuit Simon ad Bethsuram
12-33 Simon autem exiit, et venit usque ad Ascal.
-38 Et Simon ædificavit Adiada in Sephela
13- 1 Audivit Simon quod congregavit Tryphon
-13 Simon autem applicuit in Addus
-14 Quia surrexit Simon loco fratris sui Jonath.
-17 Cognovit Simon quia cum dolo loqueretur
-20 Simon, et castra ejus ambulabant
-25 Misit Simon, et accepit ossa Jonathæ fratris
-27 Ædificavit Simon super sepulcrum patris s.
-33 Et ædificavit Simon præsidia Judææ
-34 Et elegit Simon viros, et misit ad Demetrium
-36 Rex Demetrius Simoni summo sacerdoti
-42 Anno primo sub Simone summo sacerdote
-43 In diebus illis applicuit Simon ad Gazam
-45 Postulantes a Simone dextras sibi dari
-47 Et flexus Simon, non debellavit eos
-50 Clamaverunt ad Simonem ut dextras accip.
-54 Et vidit Simon Joannem filium suum
14- 4 Et siluit om. terra Juda om. diebus Simonis
-17 Quod Simon frater ejus factus esset.. sacerd.
-20 Spartianorum princeps.. Simoni sacerdoti
-23 Scripsimus Simoni magno sacerdoti
-24 Post hæc a. misit Simon Numenium Romam
-25 Quam gratiar. actionem reddemus Simoni?
-27 Anno tertio sub Simone sacerdote magno
-29 Simon autem Mathathiæ filius
-32 Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente s.
-35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam
-40 Susceperunt legatos Simonis gloriose
-46 Complacuit omni populo statuere Simonem
-47 Et suscepit Simon, et placuit ei
-49 Ut habeat Simon, et filii ejus
15- 1 Simoni sacerdoti, et principi gentis Judæor.
- 2 Rex Antiochus Simoni sacerdoti magno
-17 Missi a Simone principe sacerdotum
-21 Tradite eos Simoni principi sacerdotum
-24 Exemplum autem eorum scripserunt Simoni
-26 Et misit ad eum Simon duo millia virorum
-32 Et vidit gloriam Simonis, et claritatem
-33 Et respondit ei Simon, et dixit ei
-36 Renuntiavit ei verba ista et gloriam Simonis
16- 1 Nuntiavit Simoni patri suo quæ fecit Cendebæus
- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores
-13 Cogitabat dolum adversus Simonem
-14 Simon autem perambulans civitates
-16 Et cum inebriatus esset Simon

SIMON IV.

Vir de tribu Benjamin, qui præpositus templi constitutus, contendebat, obsistente sibi Onia principe sacerdotum, iniquum aliquid in civitate moliri. Sed cum vincere Oniam non posset, venit ad Apollonium præsidem Cœlesyriæ, et nuntiavit ei pecuniis innumerabilibus plenum esse ærarium Jerosolymis, et esse possibile sub potestate regis cadere universa ; et reliqua, quæ pertinent ad historiam Heliodori.

2 Mac. 3- 4 Simon a. de tribu Benjamin, præpositus
-11 In his quæ detulerat impius Simon
4- 1 Simon a. prædictus pecun. et patriæ delator
- 3 Per quosdam Simonis necessarios homicidia
- 4 Ad augendam malitiam Simonis
- 6 Nec Simonem posse cessare a stultitia sua
-23 Misit Jason Menel., supradicti Simonis frat.
8-22 Simonem, et Josephum, et Jonathan
10-19 Relicto Simone, et Josepho, itemq. Zachæo
-20 Qui cum Simone erant, cupiditate ducti
14-17 Simon vero frat. Judæ commiserat cum Nic.

SIMON V. *Cognomen sancti Petri.*

Matth. 4-18 Vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur
10- 2 Primus, Simon, qui dicitur Petrus
16-16 Respond. Simon Petrus dixit : Tu es Christ.
-17 Dixit ei : Beatus es, Simon Bar-Jona

Matth.17-24 Dicens : Quid tibi videtur, Simon ?
Marc. 1-16 Vidit Simonem et Andream fratrem ejus
-29 Venerunt in domum Simonis et Andreæ
-30 Decumbebat a. socrus Simonis febricitans
-36 Et prosecutus est eum Simon, et qui cum illo
3-16 Et imposuit Simoni nomen Petrus
14-37 Et ait Petro : Simon, dormis ?
Luc. 4-38 Introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus
5- 3 Ascendens a. in unam nav., quæ erat Simonis
- 4 Dixit ad Simonem : Duc in altum
- 5 Et respondens Simon, dixit illi : Præceptor
- 8 Quod cum videret Simon Petrus, procidit
-10 Filios Zebedæi, qui erant socii Simonis
Et ait ad Simonem Jesus : Noli timere
6-14 Simonem, quem cognominavit Petrum
9-20 Respondens Simon Petrus, dixit : Christum
22-31 Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos
24-34 Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni
Joan. 1-40 Erat autem Andreas frater Simonis Petri
-41 Invenit hic primum fratrem suum Simonem
-42 Dixit : Tu es Simon filius Jona
6- 8 Dicit ei... Andreas frater Simonis Petri
-69 Respondit ergo ei Simon Petrus : Domine
13- 6 Venit ergo ad Simonem Petrum
- 9 Dicit ei Simon Petrus : Domine, non tantum
-24 Innuit ergo huic Simon Petrus : et dixit
-36 Dicit ei Simon Petrus : Domine, quo vadis ?
18-10 Simon ergo Petrus habens gladium
-15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus
-25 Erat a. Simon Petrus stans, et calefaciens se
20- 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum
- 6 Venit ergo Simon Petrus sequens eum
21- 2 Erant simul Simon Petrus et Thomas
- 3 Dicit eis Simon Petrus : Vado piscari
- 7 Simon Petrus cum audisset quia Domin. est
-11 Ascendit Simon Petrus, et traxit rete in ter.
-15 Dicit Simoni Petro Jesus : Simon Joannis, diligis me plus his ?
-16 Dicit ei iterum : Simon Joannis, diligis me?
-17 Dicit ei tertio : Simon Joannis, amas me ?
Act. 10- 5 Accersi Simonem quemdam, qui cognomin.
-18 Interrogabant, si Simon, qui cognominatur
-32 Accersi Simonem, qui cognominatur Petrus
11-13 Accersi Simonem, qui cognominatur Petrus
15-14 Simon narravit quemad. primum Deus
2Petr. 1- 1 Simon Petrus, servus et Apostolus Jesu Ch.

SIMON VI.

Discipulus Jesu Christi. Vocatur Cananæus a sancto Matthæo, et etiam a sancto Marco, a sancto Luca vero Zelotes. Dicitur autem Cananæus, a Cana vico Galilææ, ubi aquam Christus in vinum convertit, a quo oriundus erat.

Matth.10- 4 Simon Cananæus, et Judas Iscariotes
13-55 Jacobus, et Joseph, et Simon, et Judas
Marc. 3-18 Thaddæum, et Simonem Cananæum
6- 3 Et Joseph, et Judæ, et Simonis
Luc. 6-15 Et Simonem, qui vocatur Zelotes
Act. 1-13 Et Simon Zelotes, et Judas Jacobi

SIMON VII.

Frater Jesu Christi, id est, filius Mariæ sororis beatæ Virginis. Frater sanctorum Jacobi Minoris et Judæ.— **SIMON VIII.** *Ex civitate Nahim, Pharisæus; ideo murmuravit contra peccatricem, quæ peccata sua deflens unxit unguento pedes Jesu.*— **SIMON IX.** *Cyrenæus appellabatur, quia Cyrene natus. Incertum est fuerit-ne Simon Judæus, an gentilis. Probabilius fuisse Judæum; Marcus enim dicit patrem fuisse Alexandri et Rufi, quos nominat tanquam vulgo notos, aut, ut nonnulli suspicantur, quasi Christi Discipulos. Hunc Simonem angariaverunt milites ut tolleret crucem Jesu.* — **SIMON X.** *Qui dicitur Leprosus, quod olim eo morbo laborasset, vel quod esset cognomen familiæ. Quidam auctores eumdem faciunt cum Simone Pharisæo.* — **SIMON XI.** *Pater Judæ proditoris.*

Matth.26- 6 Cum a. Jesus esset... in domo Simonis Lepr.
27-32 Invenerunt hom. Cyren., nomine Simonem
Marc. 14- 3 Cum esset Beth. in domo Simonis Leprosi
15-21 Angariaverunt... Simonem Cyrenæum
Luc. 7-40 Dixit ad illum : Simon, habeo tibi aliquid
-43 Respondens Simon, dixit : Æstimo
-44 Dixit Simoni : Vides hanc mulierem ?
23-26 Apprehenderunt Simonem quemdam
Joan. 6-72 Dicebat a. Judam Simonis Iscariotem
13- 2 Ut traderet eum Judas Simonis Iscariotæ
-26 Dedit Judæ Simonis Iscariotæ

SIMON XII.

Iste magicam artem exercebat et profitebatur; ideo dicebatur magus, seducens suis incantationibus et præstigiis populum Samariæ. Voluit emere pecunia donum et potestatem admirabilem visibiliter conferendi Spiritum sanctum. Objurgante autem eum sancto Petro, finxit se pœnitere, ut pœnam evaderet; timebat enim ne morte mulctaretur, ut Ananias et Saphira. Deinde vero infensus factus est sanctis Apostolis et fidei Christianæ. Tyrinus refert Simonem hunc, cum aliquando vellet probare se esse deum, coram Nerone sese in altum erigere tentasse, quasi propositum habuisset in cœlum ascendere; sed, sancto Petro orante Dominum Jesum, Simonem corruisse, et mortem invenisse.

Act. 8- 9 Vir a. quidam nomine Simon... magus
-13 Tunc Simon et ipse credidit
-18 Cum vidisset a. Simon, quia per imposition.
-24 Respondens a. Simon, dixit : Precamini

SIMON XIII.

Dictus coriarius, apud quem sanctus Petrus moratus est multos dies in Joppe.

Act. 9-43 Moraretur in Joppe, apud Simonem... cor.
10- 6 Hic hospitatur apud Simonem quemdam
-17 Inquirentes domum Simonis, astiterunt
-32 Hic hospitatur in domo Simonis coriarii

SIMON XIV.

Hic dicitur Niger. Propheta doctorque erat Antiochiæ, Scripturas interpretans, et fideles docens credenda et facienda.

Act. 13- 1 Et Simon, qui vocabatur Niger

SIMPLEX.

Gen. 20- 6 Et ego scio quod simplici corde feceris
25-27 Jacob a. vir simplex habitabat in tabernac.
Num. 10- 7 Simplex tubarum clangor erit
2 Reg. 15-11 Euntes simplici corde, et causam penitus
Esth. 16- 6 Dum aures principum simplices, et ex sua
Job. 1- 1 Et erat vir ille simplex et rectus
- 8 Homo simplex, et rectus, ac timens Deum
2- 3 Vir simplex, et rectus, ac timens Deum
8-20 Deus non projiciet simplicem
9-21 Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit
33- 3 Simplici corde meo sermones mei
Prov. 2-21 In terra, simplices permanebunt in ea
3-32 Et cum simplicibus sermocinatio ejus
10-29 Fortitudo simplicis via Domini
11- 5 Justitia simplicis diriget viam ejus
18- 8 Verba bilinguis, quasi simplicia
26-22 Verba susurronis quasi simplicia
28-10 Et simplices possidebunt bona ejus
29-10 Viri sanguinum oderunt simplicem
Matth. 6-22 Si oculus tuus fuerit simplex : totum corpus
10-16 Estote ergo... et simplices sicut columbæ
Luc 11-34 Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus
Rom. 16-19 Sapientes esse in bono, et simplices in malo
Philip. 2-15 Ut sitis sine querela, et simplices filii Dei
1 Petr. 1-22 Simplici ex corde invicem diligite attentius

SIMPLICITAS.

Gen. 20- 5 In simplicitate cordis mei, et munditia man.
3 Reg 9- 4 In simplicitate cordis, et in æquitate
1 Par. 29-17 Quod probes corda, et simplicitatem diligas, unde et ego in simplicitate cordis mei
Job. 2- 9 Adhuc tu permanes in simplicitate tua ?
12- 4 Deridetur enim justi simplicitas
31- 6 Et sciat Deus simplicitatem meam
Prov. 11- 3 Simplicitas justorum diriget eos
19- 1 Melior est paup. qui ambulat in simplicitate
20- 7 Justus, qui ambulat in simplicitate sua
28- 6 Melior est pauper ambulans in simplicitate
Sap. 1- 1 Et in simplicitate cordis quærite illum
1 Mac. 2-37 Dicentes : Moriamur omnes in simplicitate
-60 Daniel in sua simplicitate liberatus est
Act. 2-46 Sumebant cibum cum exult. et simplicitate
Rom. 12- 8 Qui tribuit in simplicitate, qui præest
2 Cor. 1-12 Quod in simplicitate cordis et sinceritate D.
8- 2 Abundavit in divitias simplicitatis eorum
9-11 Abundetis in omnem simplicitatem
-13 Et simplicitate communicationis in illos
11- 3 Excidant a simplicitate, quæ est in Christo
Ephes. 6- 5 In simplicitate cordis vestri, sicut Christo
Colos. 3-22 Sed in simplicitate cordis, timentes Deum

SIMPLICITER.

Deut. 19- 5 Sed abisse cum eo simpliciter in sylvam
Prov. 2- 7 Et proteget gradientes simpliciter
10- 9 Qui ambulat simpliciter, ambulat confident.
11-20 Voluntas ej. in iis, qui simpliciter ambulant
28-18 Qui ambulat simpliciter, salvus erit
Mich. 2- 8 Eos, qui transibant simpliciter, convertistis
2 Mac. 6- 6 Nec simpliciter Judæum se esse quisquam confitebatur

SIMUL.

Gen. 13- 6 Nec poterat eos capere terra, ut habitarent simul
18-16 Abraham simul gradiebatur, deducens eos
-24 Si fuerint quinq. justi in civ., peribunt simul
19- 4 A puero usque ad senem, omnis pop. simul
-17 Salvum te fac, ne et tu simul pereas
22- 6 Cumque duo pergerent simul
-19 Abieruntq. Bersabee simul, et habitavit ibi
33-12 Gradiamur simul, eroque socius itineris tui
34-23 Habitantes simul unum efficiemus populum
36- 7 Et simul habitare non poterant
42-35 Exterritisque simul omnibus
43-16 Quos cum ille vidisset, et Benjamin simul
-32 Ægyptiis quoque qui vescebantur simul
44-26 Si frater.. descenderit.. proficiscemur simul
46- 7 Filiæ, et cuncta simul progenies
47-18 Deficiente pecunia, pecora simul defecerunt
Exod. 4-29 Veneruntque simul, et congregaverunt
19- 8 Responditque omnis populus simul
21- 3 Et uxor egredietur simul
25-33 Tres scyphi... sphærulaque simul et lilium
-35 Qui simul sex fiunt, procedentes
26-25 Et erunt simul tabulæ octo
36-30 Ut octo essent simul tabulæ
37-19 Tres scyphi... sphærulæque simul et lilia
-20 Sphærulæque per singulos simul et lilia
-21 Qui simul sex fiunt calami procedentes
Levit. 7-29 Qui offert... offerat simul et sacrificium
8-21 Totumque simul arietem incendit
-27 Tradens simul omnia Aaron et filiis
14-24 Qui suscipiens agnum... levabit simul
20-16 Mulier... simul interficietur cum eo
25- 8 Quæ simul faciunt annos quadrag. novem
Num. 4-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine
-48 Fuerunt simul octo millia quingenti
6-17 Offerens simul canistrum azymorum
7-86 Id est, simul auri sicli centum viginti
18- 1 Tu et filii tui simul sustinebitis peccata
- 3 Illi moriantur, et vos pereatis simul
22-39 Perrexerunt ergo simul, et venerunt in urb.
23- 2 Imposuerunt simul vitulum et arietem
25- 8 Ingressus est... et perfodit ambos simul
28-29 Decimam decimæ, qui simul sunt agni sept.
29- 4 Unam decimam... qui simul sunt agni sept.
-10 Decimam decimæ... qui sunt simul agni
-14 Qui sunt simul vituli tredecim
Id est, simul arietibus duobus
-15 Qui sunt simul agni quatuordecim
35- 7 Simul quadraginta octo cum suburbanis s.
Deut. 22-10 Non arabis in bove simul et asino
25- 5 Quando habitaverint fratres simul
32-25 Vastabit... juvenem simul ac virginem
Josue. 7-22 Repererunt cuncta... et argentum simul
9- 6 Dixerunt ei, atque simul omni Israeli
10- 5 Rex Eglon, simul cum exercitibus suis
15-18 Quæ, cum pergerent simul, suasa est
21-19 Omnes simul civitates filiorum Aaron
22-22 Ipse novit, et Israel simul intelliget
Judic. 1-17 Et percusserunt simul Chananæum
6-33 Et Orientales populi congregati sunt simul
9- 2 Simulq. considerate, quod os vestrum.. sum
-51 Ad quam confugerant simul viri ac mulieres
19- 6 Sederuntque simul, ac comederunt
- 8 Comederunt ergo simul
Ruth. 1-19 Profectæq. sunt simul, et venerunt in Bethl.
2 Reg. 2-16 Defixit gladium... et ceciderunt simul
12- 3 Creverat apud eum cum filiis ejus simul
14-16 Volebant.. delere me et filium meum simul
21- 9 Et ceciderunt hi septem, simul occisi
3 Reg. 3-18 Et eramus simul, nullusque alius nobiscum
1 Par. 2- 6 Chalchal quoque, et Dara, simul quinque
20- 6 Habens digitos, id est, simul viginti quatuor
2 Par. 29-21 Obtuleruntque simul tauros septem
34-22 Et hi qui simul a rege missi fuerant
36-10 Asportatis simul pretiosissimis vasis domus
Tobiæ. 5-22 Et ambulaverunt ambo simul
8- 6 Surgentes... instanter orabant ambo simul
10- 3 Et cœperunt ambo simul flere
- 5 Omnia simul in te uno habentes
11- 3 Simul cum conjuge tua, et cum animalibus
- 9 Præcucurrit canis, qui simul fuerat in via
Judith. 3- 9 Et honorati simul cum populis, exirent
6- 6 Noveris quia simul cum illis hæc experieris
Ipse simul ultioni subjaceas
-20 Simul expleto jejunio refecerunt
7-12 Om. simul una voce (-13) dixerunt : Judicet
Job. 19-12 Simul venerunt latrones ejus, et fecerunt
21-26 Et tamen simul in pulvere dormient
34-15 Deficiet omnis caro simul, et homo
38- 7 Cum me laudarent simul astra matutina
40- 8 Absconde eos in pulvere simul
Psal. 13- 3 Om. declinaverunt, simul inutiles facti sunt
27- 3 Ne simul trahas me cum peccatoribus

Psal. 30-14 In eo dum convenirent simul adversum me
34-26 Erubescant et revereantur simul
36-38 Injusti autem disperibunt simul
39-15 Confundantur et revereantur simul
48- 3 Simul in unum dives et pauper
-11 Simul insipiens et stultus peribunt
52- 4 Declinaverunt, simul inutiles facti sunt
54-15 Qui simul mecum dulces capiebas cibos
68-21 Et sustinui qui simul contristaretur
Eccle. 11- 6 Et si utrumque simul, melius erit
Sap. 12- 9 Aut verbo duro simul exterminare
Eccli. 8-18 Et simul cum stultitia illius peries
16-19 Montes simul, et colles, et fundam. terræ
18- 1 Qui vivit in æternum, creavit omnia simul
32-12 Et audi tacens simul et quærens
39- 2 Et in versutias parabolarum simul introibit
50-19 Tunc omnis populus simul properaverunt
Isai. 1-28 Et conteret scelestos, et peccatores simul
-31 Et succendetur utrumque simul
9-20 Simul ipsi contra Judam
10- 9 Numquid non principes m. simul reges sunt?
11- 6 Vitulus et leo et ovis simul morabuntur
- 7 Simul requiescent catuli eorum
-14 Simul prædabuntur filios Orientis
18- 6 Et relinquentur simul avibus montium
22- 3 Cuncti principes tui fugerunt simul
31- 3 Simulque omnes consumentur
41- 1 Simul ad judicium propinquemus
-19 Ponam in deserto abietem, ulmum, et buxum simul
-23 Et loquamur et videamus simul
42-14 Dissipabo, et absorbebo simul
43- 9 Omnes gentes congregatæ sunt simul
-17 Simul obdormierunt, nec resurgent
-26 Reduc me in memoriam, et judicemur simul
45- 8 Et justitia oriatur simul
-16 Simul abierunt in confusionem fabricatores
-20 Accedite simul, qui salvati estis ex gentibus
-21 Annuntiate, et venite, et consiliamini simul
46- 2 Contabuerunt, et contrita sunt simul
48-13 Ego vocabo eos, et stabunt simul
50- 8 Stemus simul : quis est adversarius meus?
52- 8 Levaverunt vocem, simul laudabunt
- 9 Gaudete, et laudate simul, deserta Jerusal.
60-13 Abies et buxus, et pinus simul
65- 7 Iniquitates vestras, et iniquitates patrum vestrorum simul
-25 Lupus et agnus pascentur simul
66- 8 Aut parietur gens simul, quia parturivit
Jerem. 3-18 Et venient simul de terra Aquilonis
5- 5 Et ecce magis hi simul confregerunt jugum
6-11 Et super consilium juvenum simul
-21 Et ruent in eis patres et filii simul
31- 8 Cæcus et claudus, prægnans et pariens simul
-13 Lætabitur virgo in choro, juvenes et senes simul
-24 Et omnes civitates ejus simul
41- 1 Et comederunt ibi panes simul in Masphath
46-21 Et fugerunt simul, nec stare potuerunt
48- 7 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
49- 3 Sacerdotes ejus, et principes ejus simul
50- 4 Ipsi et filii Juda simul
-33 Calum. sustinent filii Isr., et filii Juda simul
51-38 Simul ut leones rugient, excutient comas
Baruc. 3-14 Ut scias simul ubi sit longiturnitas vitæ
Ezech. 1-19 Elevabantur simul et rotæ
Osee. 11- 7 Jugum autem imponetur eis simul
Amos. 1-15 Ipse, et principes ejus simul, dicit Dominus
7- 4 Et comedit simul partem
Zach. 10- 4 Ex ipso egredietur omnis exactor simul
1 Mac. 4-21 Aspicientes simul et Judam, et exercitum
6-20 Et convenerunt simul, et obsederunt eis
11-47 Et convenerunt omnes simul ad eum
13- 7 Et accensus est spiritus populi simul
2 Mac. 2- 6 Accesserunt quidam simul: qui sequebantur
4-36 Simul et Græci, conquerentes de iniqua nece Oniæ
7-24 Simul et exprobrantis voce despecta
8-14 Simulque Dominum deprecabantur
-18 Armis confidunt, ait, simul et audacia
10-17 Et omnes simul non minus viginti millibus
11- 6 Rogabant Dominum, et omnis turba simul
- 7 Adhortatus est simul sec. periculum subire
- 9 Tunc omnes simul benedixerunt miseric.
13-12 Omnibus itaque simul id facientibus
15-10 Simul ostendebat gentium fallaciam
Matth. 13-29 Eradicetis simul cum eis et triticum
Marc. 2-15 Multi publicani et peccatores simul disc.
6-22 Placuisset Herodi, simulq. recumbentibus
-26 Propter jusjur., et propter simul discumb.
14-31 Et si oportuerit me simul commori tibi
15-41 Quæ simul cum eo ascenderant Jerosolym.
Luc. 7-49 Cœperunt qui simul accumbebant, dicere
8- 7 Et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud
14-10 Tunc erit tibi gloria coram simul discumb.
Luc. 14-15 Cum audisset quidam de simul discumbent.
-18 Et cœperunt simul omnes excusare
23-18 Exclamavit autem simul universa turba
-48 Qui simul aderant ad spectaculum istud
Joan. 4-36 Ut et qui seminat, simul gaudeat
20- 4 Currebant autem duo simul
21- 2 Erant simul Simon Petrus et Thomas
Act. 1-15 Turba hominum simul, fere centum viginti
13-31 Simul ascenderant cum eo de Galilæa
14- 1 Ut simul introirent in synagogam Judæor.
20-18 Cum venissent ad eum et simul essent
24-26 Simul et sperans, quod pecunia ei daretur
25- 5 Potentes sunt, descendentes simul
-24 Omnes qui simul adestis nobiscum viri
26-13 Et eos qui mecum simul erant
27-40 Simul laxantes juncturas gubernaculorum
Rom. 1-12 Simul consolari in vobis, per eam
3-12 Simul inutiles facti sunt
6- 5 Simul et resurrectionis erimus
- 6 Vetus homo noster simul crucifixus est
- 8 Quia simul etiam vivemus cum Christo
1 Cor. 15- 6 Plus quam quingentis fratribus simul
Colos. 4- 3 Orantes simul et pro nobis, ut Deus
1 Thes. 4-16 Simul rapiemur cum illis in nubibus
5-10 Sive dormiamus, simul cum illo vivamus
1 Tim. 5-13 Simul autem et otiosæ discunt circuire
Phile. -22 Simul autem et para mihi hospitium
Hebr. 13- 3 Victorum, tanquam simul vincti

SIMULACRUM.

Exod. 34-15 Et adoraverint simulacra eorum
Levit. 26-30 Excelsa vestra, et simulacra confringam
Num. 23-21 Nec videtur simulacrum in Israël
1 Reg. 19-16 Inventum est simulacrum super lectum
3 Reg. 15-13 Et confregit simulacrum turpissimum
2 Par. 15-16 Quod fecisset in luco simulacrum Priapi
23-17 Altaria ac simulacra illius confregerunt
31- 1 Fregerunt simulacra, succideruntque lucos
33-15 Abstulit... simulacrum de domo Domini
34- 3 Mundavit Judam... simulacrisque et sculpt.
- 4 Simulacra, quæ superposita fuerant
Psal. 96- 7 Et qui gloriantur in simulacris suis
113- 4 Simulacra gentium, argentum et aurum
134-15 Simulacra gentium, argentum et aurum
Isai. 2-20 Idola argenti sui, et simulacra auri sui
10-10 Sic et simulacra eorum de Jerusalem
-11 Sic faciam Jerusalem et simulacris ejus
19- 1 Commovebuntur simulacra Ægypti
- 3 Et interrogabunt simulacra sua
40-20 Quærit quomodo statuat simulacrum
41-29 Ventus et inane simulacra eorum
46- 1 Facta sunt simulacra eorum bestiis
Baruc. 6-72 Homo justus, qui non habet simulacra
Ezech. 6- 4 Et confringentur simulacra vestra
- 5 Ante faciem simulacrorum vestrorum
7-20 Et simulacrorum (*imagines*) fecerunt
30-13 Disperdam simulacra, et cessare faciam
Osee. 10- 1 Exuberavit simulacris
- 2 Ipse confringet simulacra eorum
11- 2 Immolabant, et simulacris sacrificabant
Habac. 2-18 Ut faceret simulacra muta
Zach. 10- 2 Quia simulacra locuta sunt inutile
1 Mac. 3-48 Similitudinem simulacrorum suorum
13-47 Mundav. ædes, in quibus fuerant simulacra
2 Mac. 2- 2 Videntes simulacra aurea et argentea
Act. 7-41 Et obtulerunt hostiam simulacro
15-20 A contaminationibus simulacrorum
-29 Ab immolatis simulacrorum, et sanguine
17-23 Videns simulacra vestra, inveni et aram
1 Cor. 12- 2 Ad simulacra muta prout ducebamini
Colos. 3- 5 Avaritiam, quæ est simulacrorum servitus
1 Thes. 1- 9 Conversi estis ad Deum a simulacris
1 Joan. 5-21 Filioli, custodite vos a simulacris
Apoc. 9-20 Non adorarent dæmonia et simulacra aur.

SIMULATIO.

Isai. 32- 6 Ut perficiat simulationem, et loquatur
2 Mac. 6-25 Propter meam simulationem
Rom. 12- 9 Dilectio sine simulatione
Galat. 2-13 Et simulationi ejus consenserunt cæteri Duceretur ab eis in illam simulationem
Jacob. 3-17 Non judicans, sine simulatione
1 Petr. 2- 1 Deponentes... et simulationes et invidias

SIMULATOR.

Job. 36-13 Simulatores et callidi provocant iram Dei
Prov. 11- 9 Simulator ore decipit amicum suum

SIMULO.

Josue. 8-15 Cesserunt loco, simulantes metum
-20 Præsertim cum hi qui simulaverant fugam
Judic. 20-32 Fugam arte simulantes, inierunt consilium
-41 Qui prius simulaverant fugam
2 Reg. 13- 5 Super lectum tuum, et languorem simula
14- 2 Lugere te simula, et induere veste lugubri
3 Reg. 14- 6 Quare aliam te esse simulas?
Dan. 11-32 In testamentum simulabunt fraudulenter
2 Mac. 5-25 Cum venisset Jerosolym., pacem simulans
6-21 Ei licebat, ut simularetur manducasse
Luc. 20-20 Qui se justos simularent, ut caperent eum
-47 Simulantes longam orationem

SIN.

Gen. 4- 7 Sin autem male, statim in foribus peccat.
18-29 Sin autem quadraginta ibi inventi fuerint
24- 8 Sin autem mulier noluerit sequi te
-49 Sin autem aliud placet, et hoc dicite
43- 5 Sin autem non vis, non ibimus
Exod. 8- 2 Sin autem nolueris dimittere, ecce ego
10- 4 Sin autem resistis, et non vis dimittere
12- 4 Sin autem minor est numerus
17-11 Sin autem paululum remisisset, superabat
21- 4 Sin autem Dominus dederit illi uxorem
- 9 Sin autem filio suo desponderit eam
-21 Sin a. uno die vel duobus diebus supervix.
-23 Sin autem mors ejus fuerit subsecuta
-36 Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset
34-20 Sin autem nec pretium pro eo dederis
Levit. 2- 7 Sin autem de craticula fuerit sacrificium
4-32 Sin autem de pecoribus obtulerit victimam
5- 7 Sin autem non potuerit offerre pecus
12- 5 Sin aut. fœminam pepererit, immunda erit
13- 4 Sin autem lucens candor fuerit in cute
-12 Sin autem effloruerit discurrens lepra
-23 Sin autem steterit in loco suo
-28 Sin autem in loco suo candor steterit
-31 Sin autem viderit locum maculæ æqualem
-35 Sin autem post emundationem rursus crev.
-42 Sin autem in calvitio, sive in recalvatione
-56 Sin autem obscurior fuerit locus lepræ
14-43 Sin autem postquam eruti sunt lapides
22-13 Sin autem vidua, vel repudiata
25-26 Sin autem non habuerit proximum
-31 Sin autem in villa fuerit domus
-49 Sin autem et ipse potuerit, redimet se
26-18 Sin autem nec sic obedieritis mihi
-27 Sin autem nec per hæc audieritis me
27-15 Sin autem ille, qui voverat, voluerit
-18 Sin autem post aliquantum temporis
-20 Sin autem noluerit redimere
Num. 5- 8 Sin autem non fuerit qui recipiat
-20 Sin autem declinasti a viro tuo
6- 9 Sin autem mortuus fuerit subito
11-15 Sin aliter tibi videtur, obsecro
16-30 Sin autem novam rem fecerit Dominus
27-11 Sin autem nec patruos habuerit
30- 6 Sin autem, statim ut audierit, contradixerit
- 9 Sin autem audiens statim contradixerit
-13 Sin autem extemplo contradixerit
-16 Sin autem contradixerit postquam rescivit
32-23 Sin autem quod dicitis, non feceritis
-30 Sin autem noluerint transire armati
33-55 Sin autem nolueritis interficere habitatores
Deut. 8-19 Sin autem oblitus Domini Dei tui
12-15 Sin autem comedere volueris, et te esus
15-16 Sin autem dixerit : Nolo egredi
-21 Sin autem habuerit maculam
20-12 Sin autem fœdus inire noluerit
22-25 Sin autem in agro repererit vir puellam
24-12 Sin autem pauper est, non pernoctabit
25- 2 Sin autem eum qui peccavit, dignum
- 7 Sin autem noluerit accipere uxorem fratris
Josue. 24-15 Sin autem malum vobis videtur
Judic. 7-10 Sin autem solus ire formidas, descendat
9-20 Sin autem perverse : egrediatur ignis
14-13 Sin autem non potueritis solvere
Ruth. 3-13 Sin autem ille noluerit, ego te... suscipiam
4- 4 Sin autem displicet tibi, hoc ipsum indica
1 Reg. 6- 9 Hoc malum grande : sin autem, minime
3 Reg. 1-52 Sin autem malum inventum fuerit in eo
Eccli. 5-14 Sin autem, sit manus tua super os tuum
29- 8 Sin autem, fraudabit illum pecunia sua
1 Mac. 15-31 Sin autem, date pro ill's quingenta talenta Sin autem veniemus, et expugnabimus vos
Luc. 10- 6 Sin autem, ad vos revertetur
13- 9 Sin autem, in futurum succides eam
Apoc. 2- 5 Sin autem, venio tibi, et movebo

SIN.

Desertum Sin est in terra Edom, quod alias Cades vel desertum Pharan dicitur, inter mare Rubrum et montem Sinai.

Exod. 16- 1 Multitudo filiorum Israël in desertum Sin
17- 1 Multitudo filiorum Israël de deserto Sin
Num. 13-22 Exploraverunt terram a deserto Sin
20- 1 Et omnis multitudo in de ertum Sin
27-14 Q ia offendistis me in de erto Sin
33-11 Castrametati sunt in dese to Sin
-36 Profecti, venerunt in desertum Sin
34- 3 Pars Meridiana incipiet a solitudine Sin

Deut. 32-51 Aquas contradictionis in Cades deserti Sin
Josue. 15- 1 Desertum Sin contra Meridiem

SINA.

Mons in Arabia. Mons alter in deserto Pharan, super quem lex data fuit Moysi, et Hebraice dicitur Sinai.

Josue. 15- 3 Contra ascensum Scorpionis, et pertransit in Sina
Judith. 5-14 Deserta Sina montis occupaverunt
Psal. 67-18 Dominus in eis in Sina in sancto
Eccli. 48- 7 Qui audis in Sina judicium, et in Horeb
Act. 7-30 Apparuit illi in deserto montis Sina
-38 Cum Angelo, qui loquebatur ei in monte Sina
Galat. 4-24 Unum quidem in monte Sina, in servitutem
-25 Sina enim mons est in Arabia

SINÆUS.

Filius Chanaan, a quo videtur populus aliquis duxisse originem.

Gen. 10-17 Hevæum, et Aracæum, Sinæum
1 Par. 1-15 Hevæumque, et Aracæum, et Sinæum

SINAI. *Mons et desertum. Vid.* Sina.

Exod. 16- 1 In desert. Sin, quod est inter Elim et Sinaï
19- 1 In die hac venerunt in solitudinem Sinaï
- 2 Et pervenientes usque in desertum Sinaï
-11 Coram omni plebe super montem Sinaï
-18 Totus autem mons Sinaï fumabat
-20 Descenditque Dominus super montem Sinaï
-23 Non poterit vulg. ascendere in montem Sinaï
24-16 Et habitavit gloria Domini super Sinaï
31-18 Completis hujusc. sermonib. in monte Sinaï
34- 2 Ut ascendas statim in montem Sinaï
- 4 Nocte consurgens ascendit in montem Sinaï
-29 Cumq. descenderet Moyses de monte Sinaï
-32 Quæ audierat a Domino in monte Sinaï
Levit. 7-38 Quam constituit Dom. Moysi in monte Sinaï
Ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinaï
25- 1 Locutusque est Dominus... in monte Sinaï
26-45 In monte Sinaï per manum Moysi
27-34 Ad filios Israel in monte Sinaï
Num. 1- 1 Locutusque est Dominus... in deserto Sinaï
-19 Numeratique sunt in deserto Sinaï
3- 1 Qua locutus Do. ad Moysen in monte Sinaï
- 4 In conspectu Domini in deserto Sinaï
-14 Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinaï
9- 1 Locutus est Do. ad Moysen in deserto Sinaï
- 5 Qui fecerunt tempore suo... in monte Sinaï
10-12 Profectiq. sunt filii Israel... de deserto Sinaï
26-64 Numerati sunt a Moyse... in deserto Sinaï
28- 6 Holocaust... quod obtulistis in monte Sinaï
33-15 Castrametati sunt in deserto Sinaï
-16 Sed et de solitudine Sinaï egressi
Deut. 33- 2 Et ait : Dominus de Sinaï venit
Judic. 5- 5 Et Sinaï a facie Domini Dei Israël
2 Esdr. 9-13 Ad montem quoque Sinaï descendisti
Psal. 67- 9 Cœli distillaverunt a facie Dei Sinaï

SINAPIS.

Matth. 13-31 Simile est regnum cœlorum grano sinapis
17-19 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis
Marc. 4-31 Sicut granum sinapis, quod cum seminatum
Luc. 13-19 Simile est grano sinapis, quod acceptum
17- 6 Si habueritis fidem, sicut granum sinapis

SINCERE.

Philip. 1-17 Ex contentione Christum annuntiant non sincere

SINCERITAS.

1 Cor. 5- 8 Sed in azymis sinceritatis et veritatis
2 Cor. 1-12 Quod in simplicitate cordis et sinceritate D.
2-17 Sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo

SINCERITER.

Tobiæ. 3- 5 Et non ambulavimus sinceriter coram te

SINCERUS, A.

Sap. 7-25 Emanatio quædam est claritatis omnipotentis Dei sincera
Philip. 1-10 Ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Chr.
2-20 Qui sincera affectione pro vobis sollicitus sit
2 Petr. 3- 1 Excito in commonitione sinceram mentem

SINDON.

Judic. 14-12 Dabo vobis triginta sindones et totidem tun.
-13 Vos dabitis mihi triginta sindones
Prov. 31-24 Sindonem fecit, et vendidit et cingulum
Isai. 3-23 Et specula, et sindones, et vittas
Matth. 27-59 Joseph involvit illud in sindone munda
Marc. 14-51 Sequebatur eum amictus sindone sup. nudo
-52 At ille rejecta sindone, nudus profugit
Marc. 15-46 Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum involvit sindone
Luc. 23-53 Et depositum involvit sindone

SINE.

Levit. 9- 3 Anniculos et sine macula, in holocaustum
Deut. 12-15 Hoc est, integrum et sine macula
32-28 Gens absque consilio est, et sine prudentia
1 Reg. 9- 6 Omne quod loquitur sine ambiguitate venit
4 Reg. 18-25 Numquid sine Domini voluntate ascendi
25-30 Annonam q. constituit ei sine intermissione
Judith. 1-11 Remiserunt eos vacuos, et sine honore abjecerunt
5-16 Ubicumque ingressi sunt sine arcu et sagitta
-27 Homines inermes, et sine virtute, et sine peritia artis pugnæ
7- 9 Ut ergo sine congressione pugnæ possis sup.
Et sine gladio interficies eos
8-20 Et faciet illas sine honore Dominus Deus
13-20 Sed sine pollutione peccati revocavit me
Job. 3-18 Et quondam vincti pariter sine molestia
5- 6 Nihil in terra sine causa fit
8-11 Aut crescere carectum sine aqua
9-17 Multiplicabit vulnera mea etiam sine causa
22- 6 Abstulisti enim pignus fratrum t. sine causa
27-12 Et quid sine causa vana loquimini ?
30-28 Mœrens incedebam, sine furore
Psal. 3- 8 Percussisti om. adversantes mihi sine causa
H. 10- 6 Non movebor a generatione in generationem, sine malo
14- 2 Qui ingreditur sine macula, et operatur
43-13 Vendidisti populum tuum sine pretio
58- 5 Sine iniquitate cucurri, et direxi
72-13 Et dixi : Ergo sine causa justificavi cor m.
87- 5 Factus sum sicut homo sine adjutorio
106-35 Et terram sine aqua in exitus aquarum
142- 6 Anima mea sicut terra sine aqua tibi
Prov. 23-29 Cui foveæ ? cui sine causa vulnera ?
Sap. 1- 5 A cogitationibus, quæ sunt sine intellectu
3-11 Et labores sine fructu, et inutilia opera eor.
-17 Et sine honore erit novissima senectus illor.
4-12 Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia
-19 Et erunt post hæc decidentes sine honore
Quoniam disrumpet illos inflatos sine voce
5- 4 Et finem illorum sine honore
7-13 Quam sine fictione didici, et sine invidia communico
-26 Et speculum sine macula Dei majestatis
8-18 In operibus manuum illius honestas sine defectione
10- 5 Et conservavit sine querela Deo
-15 Et semen sine querela liberavit a nationib.
11-21 Sed et sine his uno spiritu poterant occidi
12- 5 Et filiorum suorum necatores sine miseric.
13-17 Non erubescit loqui cum illo, qui sine anima est
14- 4 Etiam si sine arte aliquis adeat mare
-29 Confidunt in idolis, quæ sine anima sunt
15- 4 Nec umbra picturæ labor sine fructu
- 5 Diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima
16- 4 Oportebat e. illis sine excusatione quidem
-20 Panem de cœlo præstitisti illis sine labore
17- 4 Quæ continebat illos spelunca, sine timore custodiebat
-15 Custodiebat in carcere sine ferro reclusus
18- 3 Et solem sine læsura boni hospitii præstitisti
-21 Properans e. homo sine querela deprecari
19- 1 In novissimum sine misericordia ira superv.
- 7 In mari Rubro via sine impedimento
-12 Non sine illis, quæ ante facta erant, argum.
Eccli. 1-28 Qui sine timore est, non poterit justificari
3-13 Et dedecus filii pater sine honore
4- 8 Declina pauperi sine tristitia aurem tuam
5- 5 De propitiato peccato noli esse sine metu
8-10 Et servire magnatis sine querela
14- 3 Viro cupido et tenaci sine ratione est subst.
15-19 Videns omnes sine intermissione
16- 4 Et utile est mori sine filiis
17-16 Et oculi ejus sine intermissione inspicientes
20-28 Mores hominum mendacium sine honore
Confusio illor. cum ipsis sine intermissione
22-21 Cæmenta sine impensa posita contra faciem
29-29 Epulæ splendidæ in peregre sine domicilio
30-23 Et thesaurus sine defectione sanctitatis
31- 8 Beatus dives, qui inventus est sine macula
32-23 Etiam postquam fecit cum eo sine consilio
-24 Fili, sine consilio nihil facias
33-30 Verum sine judicio nihil facias grave
34- 8 Sine mendacio consummabitur verb. legis
38-36 Sine his omnibus non ædificatur civitas
42- 1 Et eris vere sine confusione
51-14 Et in tempore superborum sine adjutorio
-33 Locutus sum : Comparate vobis sine argento
Isai. 6-11 Et domus sine homine, et terra relinquetur
Isai. 36-10 Et nunc numquid sine Domino ascendi
49- 4 Ego dixi : In vacuum laboravi, sine causa
50- 2 Computrescent pisces sine aqua, et morient.
52- 3 Venumdati estis, et sine argento redimemini
Jerem. 44-19 Numq. sine viris nostr. fecimus ei placentas ?
Baruc. 6-25 Sine pedibus in humeris portantur
Ezech. 38-11 Hi omnes habitant sine muro
Dan. 2-34 Abscissus est lapis de monte sine manibus
-45 De monte abscissus est lapis sine manibus
Osee. 1-10 Quasi arena maris, quæ sine mensura est
3- 4 Sedebunt filii Israël sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et sine altari, et sine ephod, et sine theraphim
9-14 Da eis vulvam sine liberis, et ubera arentia
1 Mac. 4-42 Et elegit sacerdotes sine macula
5-67 Dum sine consilio exeunt in prælium
6-12 Misi auferre habitantes Judæam sine causa
12-11 In omni tempore sine intermissione
14-44 Convocare conventum in regione sine ipso
2 Mac. 3-26 Sine intermissione multis plagis verberantes
4- 6 Videbat e. sine regali providentia impossib.
Matth. 10-29 Non cadet super terram sine Patre vestro
12- 5 Sabbatum violant, et sine crimine sunt ?
13-22 Suffocat verbum, et sine fructu efficitur
-57 Non est propheta sine honore nisi in patria s.
15- 9 Sine causa a. colunt me, docentes doctrinas
-16 Ille dixit : Adhuc et vos sine intellectu estis ?
Marc. 4-19 Suffocant verbum, et sine fructu efficitur
-34 Sine parabola autem non loquebatur eis
6- 4 Non est propheta sine honore nisi in patria
Luc. 1- 6 Incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela
-74 Ut sine timore... liberati, serviamus illi
6-49 Similis est homini ædificanti domum suam super terram sine fundamento
20-28 Habens uxorem, et hic sine liberis fuerit
-30 Accepit illam, et ipse mortuus est sine filio
22- 6 Ut traderet illum sine turbis
-35 Quando misi vos sine sacculo et pera
Joan. 1- 3 Sine ipso factum est nihil, quod factum est
8- 7 Et dixit eis : Qui sine peccato est vestrum
15- 5 Quia sine me nihil potestis facere
Act. 4-13 Comperto quod homines essent sine litteris
5-26 Tunc abiit... et adduxit illos sine vi
8-32 Et sicut agnus coram tondente se, sine voce
10-29 Propt. quod sine dubitatione veni accersitus
12- 5 Oratio autem fiebat sine intermissione
14-16 Non sine testimonio semetipsum reliquit
24-16 Studeo sine offendiculo conscient. habere
25-17 Cum ergo huc conveniss. sine ulla dilatione
-27 Sine ratione e. mihi videtur mittere vinct.
28-31 Cum omni fiducia, sine prohibitione
Rom. 1- 9 Sine intermissione memoriam vestri facio
-31 Sine affectione, absque fœdere, sine miseric.
2-12 Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege peribunt
3-21 Nunc a. sine lege justitia Dei manifestata est
-28 Arbitramur enim justificari hominem per fidem sine operibus legis
4- 6 Cui Deus accepto fert justitiam sine operib.
7- 8 Sine lege enim peccatum mortuum erat
- 9 Ego autem vivebam sine lege aliquando
10-14 Quomodo autem audient sine prædicante ?
11-29 Sine pœnitentia e. sunt dona et vocatio Dei
12- 9 Dilectio sine simulatione. Odientes malum
13- 4 Non enim sine causa gladium portat
1 Cor. 1- 8 Confirmabit vos usque in finem sine crimine
4- 8 Sine nobis regnatis, et utinam regnetis
7-32 Volo autem vos sine sollicitudine esse
-35 Sine impedimento Dominum obsecrandi
9-18 Prædicans, sine sumptu ponam Evangelium
-21 Iis, qui sine lege erant, tanq. sine lege essem
Cum sine lege Dei non essem
Ut lucrifacerem eos, qui sine lege erant
10-32 Sine offensione estote Judæis et gentibus
11-11 Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro, in Domino
14- 7 Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia
-10 Et nihil sine voce est
-14 Spiritus m. orat, mens a. mea sine fructu est
15-27 Sine dubio præter eum, qui subjecit ei omnia
16-10 Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos
2 Cor. 11- 9 Et in omnibus sine onere me vobis servavi
Galat. 3- 4 Tanta passi estis sine causa ? si tamen sine causa
4-11 Ne forte sine causa laboraverim in vobis
Ephes. 2-12 Quia eratis illo in tempore sine Christo
Promissionis spem non habentes, et sine Deo
Philip. 1-10 Ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi
-14 Abund. auderent sine timore verb. Dei loqui
2-14 Omnia autem facite sine murmurationibus
-15 Ut sitis sine querela, et simplices filii Dei
Sine reprehensione, in medio nationis pravæ
-28 Ut..iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim

Philip. 3- 6 Secund. justitiam..conversatus sine querela
1Thes. 1- 2 In orationibus nostris sine intermissione
2-10 Et sine querela vobis,qui credidistis, fuimus
-13 Et nos gratias agimus Deo sine intermissione
3-13 Ad confirmanda corda vestra sine querela
5-17 Sine intermissione orate
1 Tim. 2- 8 Levantes puras manus sine ira et disceptat.
5-21 Ut hæc custodias sine præjudicio
6-14 Ut serves mandatum sine macula
2 Tim. 1- 3 Quod sine intermissione habeam tui mem.
2-23 Stultas a.et sine disciplina quæstiones devita
3- 3 Sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate
Tit. 1- 6 Si quis sine crimine est, unius uxoris vir
- 7 Oportet enim episcopum sine crimine esse
Phile. 1-14 Sine consilio autem tuo nihil volui facere
Hebr. 7- 3 Sine patre, sine matre, sine genealogia
- 7 Sine ulla a. contradictione, quod minus est
-20 Et quantum est non sine jurejurando
Alii quidem sine jurejurando sacerdotes
9- 7 Semel in anno solus pontifex, non sine sang.
-18 Nec primum quid. sine sang. dedicatum est
-22 Et sine sanguinis effusione non fit remissio
-28 Secundo sine peccato apparebit expectant.
10-28 Sine ulla miseratione... moritur
11- 6 Sine fide autem impossibile est placere Deo
-40 Ut non sine nobis consummarentur
12-14 Sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum
13- 5 Sint mores sine avaritia, contenti præsentib.
Jacob. 2-13 Judicium enim sine misericordia illi
-18 Ostende mihi fidem tuam sine operibus
-20 Quoniam fides sine operibus mortua est
-26 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est
3-17 Sapientia... non judicans, sine simulatione
1 Petr. 1-17 Qui sine acceptione personarum judicat
2- 2 Rationabile, sine dolo lac concupiscite
3- 1 Per mulier. conversat. sine verbo lucrifiant
4- 9 Hospitales invicem sine murmuratione
2 Petr. 1- 8 Non vacuos, nec sine fructu vos constituent
2-17 Hi sunt fontes sine aqua, et nebulæ
Judæ. -12 Convivantes sine timore, semetip. pascentes
Nubes sine aqua, quæ a ventis circumfer.
-24 Qui potens est vos conservare sine peccato
Apoc. 14- 5 Sine macula enim sunt ante thronum Dei

SINGULARIS, E.

1 Reg. 17- 8 Et descendat ad singulare certamen
-10 Et ineat mecum singulare certamen
Psal. 79-14 Et singularis ferus depastus est eam
Marc. 4-10 Cum esset singularis, interrogaverunt eum

SINGULARITER.

Psal. 4-10 Domine, singulariter in spe constituisti me
140-10 Singulariter sum ego, donec transeam
1 Mac. 12-36 Ut esset ipsa singulariter, et neque emant

SINGULATIM.

Marc. 14-19 Cœper. contristari, et dicere ei singulatim

SINGULI, Æ, A.

Gen. 32-16 Et misit... singulos seorsum greges
39-10 Per singulos dies et mulier molesta erat adol.
41-48 O.etiam frug.abundantia in singulis urbibus
42-25 Et reponerent pecunias singulor. in sacculis
-35 Singuli repererunt in ore saccorum ligatas
44- 1 Et pone pecuniam singulorum in summitate
-11 Depon. in terram saccos, aperuerunt singuli
45-15 Et ploravit super singulos
-22 Singulis quoque proferri jussit binas stolas
47-12 Et alebat eos... præbens cibaria singulis
-20 Vendentibus singulis possessiones suas
49-28 Benedixitq. singulis, benedictionibus propr.
Exod. 1- 1 Singuli cum domibus suis introierunt
5-19 Non minuetur quidquam de lateribus per singulos dies
7-12 Projeceruntque singuli virgas suas
16- 4 Et colligat quæ sufficiunt per singulos dies
- 5 Quam colligere solebant per singulos dies
-16 Gomor per singula capita, juxta numerum
-18 Sed singuli juxta id quod edere poterant
-21 Colligebant autem mane singuli
-22 Id est, duo gomor per singulos homines
23-14 Per singulos annos mihi festa celebrabitis
25-26 Ejusdem mensæ per singulos pedes
-34 Sphærulæque (*erunt*) per singulos, et lilia
26-16 Quæ singulæ denos cubitos in long. habeant
-19 Binæ bases singulis tabulis... subjiciantur
-21 Binæ bases singulis tabulis supponentur
28-21 Duodecim nominibus cælabuntur, singuli lapides nominibus singulorum
29-36 Vitulum pro peccato offeres per singul. dies
-38 Agnos anniculos. duos per singulos dies jugiter
30- 4 Anulos aur. sub corona per singula latera
-12 Dabunt singuli pretium pro animabus suis
Exod. 36-22 Binæ incastraturæ erant per singulas tabulas
-26 Duas bases (*fecit*) per singulas tabulas
-28 Et duas alias per singulos angulos tabernac.
37- 8 Duos cherubim in singulis summitatibus
-13 In quatuor angulis per singulos pedes mensæ
-19 Tres scyphi... per calamos singulos
-20 Sphærulæque per singulos simul et lilia
-25 Per quadrum singulos habens cubitos
-27 Annul. aureos sub corona per singula latera
28-27 Singulis talentis per bases singulas supput.
39-14 Singuli per nomina singulorum
Levit. 6- 7 Pro singulis quæ faciendo peccavit
-12 Subjiciens ligna mane per singulos dies
7-10 Mensura æqua per singulos dividetur
8-24 Tetigisset extremum auriculæ singulorum
9- 4 In sacrificio singulorum similam.. offerentes
-13 Cum capite et membris singulis obtulerunt
11-22 Singula juxta genus suum
-29 Mus et crocodilus,singula juxta genus suum
15- 3 Cum per singula momenta adhæserit carni
24- 5 Panes, qui singuli habebunt duas decimas
- 8 Per singula sabbata mutabuntur coram Do.
26-37 Et corruent singuli super fratres suos
Num. 1- 2 Tollite summam... et nomina singulorum
-18 Et nomina singulorum, a vigesimo anno
-20 Domos suas, et nomina capitum singulorum
-22 Recensiti s. per nomina et capita singulor.
-24 Recensiti sunt per nomina singulorum
-26 Per nomina singulorum a vigesimo anno
-28 Per nomina singulorum a vigesimo anno
-30 Recensiti sunt per nomina singulorum
-32 Recensiti sunt per nomina singulorum
-34 Recensiti sunt per nomina singulorum
-36 Recensiti sunt nominibus singulorum
-38 Recensiti sunt nominibus singulorum
-42 Recensiti sunt nominibus singulorum
-44 Singulos per domos cognationum suarum
2- 2 Singuli per turmas, signa atque vexilla
-17 Singuli per loca et ordines s. proficiscentur
3-47 Accipies quinque siclos per singula capita
4-19 Ipsique disponent opera singulorum
-27 Scient singuli cui debeant oneri mancipari
5-10 Quidquid in sanctuarium offertur a singulis
6-15 Uncia oleo, ac libamina singulorum
7- 2 Capita familiar., qui erant per singulas trib.
- 3 Obtulere duo duces, et unum bovem singuli
-11 Singuli duces per singulos dies offerant mun.
11-10 Per familias, singulos per ostia tentorii sui
13- 3 Singulos de singulis tribubus, ex principibus
15- 5 Per agnos singulos (-6) et arietes erit sacrif.
- 9 Dabis per singulos boves similæ
-12 Per singulos boves et arietes et agnos
16-17 Tollite singuli thuribula vestra
17- 2 Et accipe ab eis virgas singulas
- 6 Dederunt ei... virgas per singulas tribus
- 9 Et receperunt singuli virgas suas
23-30 Imposuitq. vitul. et arietes per singulas aras
26-54 Singulis... tradetur possessio
28- 7 Per annos singulos in sanctuario Domini
-10 Funduntur per singula sabbata in holocaust.
-12 In sacrificio per singulos vitulos
Oleo conspersæ per singulos arietes
-13 In sacrificio per agnos singulos
-14 Quæ per singulas fundenda sunt victimas
Media pars hin per singulos vitulos
-20 Et sacrificia singulorum ex simila
Tres decimas per singulos vitulos
-21 Et decimam decimæ per agnos singulos
-24 Ita facietis per singulos dies septem dierum
Et de libationibus singulorum
-28 Tres decimas per singulos vitulos
29- 3 Tres decimas per singulos vitulos
- 9 Tres decimas per singulos vitulos
-10 Decimam decimæ per agnos singulos
-14 Tres decimas per vitulos singulos
-15 Et decimam decimæ agnis singulis
-18 Sacrificiaque et libamina singulorum
-21 Sacrificiaque et libamina singulorum
-24 Sacrificiaque et libamina singulorum
-27 Sacrificiaque et libamina singulorum
-30 Sacrificiaque et libamina singulorum
-33 Sacrificiaque et libamina singulorum
-37 Sacrificiaque et libamina singulorum
31- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur
- 5 Dederuntque millenos de singulis tribubus
-50 Offerimus in donariis Domini singuli
33-54 Singulis ut sors ceciderit, ita tribuetur hær.
34-18 Et singuli principes de tribubus singulis
35- 8 Singuli juxta mensuram hæred. suæ dabunt
Deut. 1-15 Qui docerent vos singula
-23 Duodecim viros, singulos de tribubus suis
12- 8 Singuli quod sibi rectum videtur
14-18 Onocrot., et charadrium, singula in genere
-22 Qui nascuntur in terra per annos singulos
15-20 Comedes ea per annos singulos
Deut. 16-18 Per singulas tribus tuas
20- 5 Duces quoq. per singulas turmas... proclam.
21- 2 Et metientur a loco cadaveris singularum
32- 7 Cogita generationes singulas
-47 Sed ut singuli in eis viverent
Josue. 3-12 Parate... singulos per singulas tribus
4- 2 Duodecim viros singulos per singulas tribus
- 4 Duodec. viros.. singulos de singulis tribubus
- 5 Et portate inde singuli singulos lapides
6- 5 Ingredienturque singuli per locum
7-14 Accedetisq. mane singuli per tribus vestras
-18 Cujus domum in singulos dividens viros
12- 7 Tradiditque... singulis partes suas
18- 4 Eligite de singulis tribubus ternos viros
19-49 Dividere terram singulis per tribus suas
21- 1 Per singulas tribus filiorum Israel
- 8 Per manum Moysi, singulis forte tribuentes
-40 Cum suburbanis suis singulæ per familias
22-14 Decem principes.. singulos de singulis trib.
24-28 Dimisitque popul., singulos in possessionem
Judic. 7-21 Stantes singuli in loco suo per circuitum
10-18 Principes Galaad singuli ad proximos suos
16- 5 Dabimus tibi singuli mille et centum argent.
17-10 Daboque tibi per annos singulos
19-30 Quod cum vidissent singuli, conclamabant
21-21 Rapite ex eis singuli uxores singulas
-23 Rapuerunt sibi de his... uxores singulas
1 Reg. 1- 7 Sicque faciebat per singulos annos
5- 9 Fiebat manus Domini per singulas civitates
-12 Fiebat e. pavor mortis in singulis urbibus
7-16 Et ibat per singulos annos circuiens
10-25 Et dimisit... singulos in domum suam
18-10 Psallebat manu sua, sicut per singulos dies
25-13 Et accincti sunt singuli gladiis
2 Reg. 2- 3 Duxit David singulos cum domo sua
6-19 Singulis collyridam panis unam
13- 4 Quare sic attenuaris... per singulos dies
-29 Ascenderunt singuli mulas suas, et fugerunt
3 Reg. 4- 7 Per singulos enim menses in anno, singuli necessaria ministrabant
-22 Erat aut. cibus Salomonis per dies singulos
5-11 Tribuebat Salomon Hiram per singulos ann.
-14 Decem millia per menses singulos vicissim
-16 Qui præerant singulis operibus
7-18 Per circuitum retiaculorum singulorum
-30 Et quatuor rotæ per bases singulas
-34 Per singulos angulos basis unius
-38 Singulos quoque luteres per singulas
-42 Duos versus malogr. in retiaculis singulis
8-59 Populo suo Israel per singulos dies
9-25 Offerebat... per annos singulos holocausta
10-14 Afferebatur Salomoni per annos singulos
-19 Et duo leones stabant juxta manus singulas
-25 Et singuli deferebant ei munera
Et mulos per annos singulos
18-10 Adjuravit regna singula et gentes
20-24 Amove reges singulos ab exercitu tuo
4 Reg. 3-25 Mittentes singuli lapides, repleverunt
6- 2 Et tollant singuli de sylva materias singulas
9-21 Singuli in curribus suis, egressique sunt
11- 9 Et assumentes singuli viros suos
-11 Et steterunt singuli habentes arma
15-20 Quinquaginta siclos argenti per singulos
17- 4 Sicut singulis annis solitus erat
19-12 Numquid liberaverunt dii gentium singulos
23-35 Cum indixisset terræ per singulos
25-30 Quæ et dabatur ei a rege per singulos dies
1 Par. 9-32 Ut semper novos per singula sabbata præp.
10-12 Consurrexerunt singuli virorum fortium
12-22 Sed et per singulos dies veniebant ad David
-31 Singuli per nomina sua venerunt
-32 Viri eruditi, qui noverant singula tempora
16- 3 Et divisit universis per singulos
-37 Per singulos dies et vices suas
23-24 Per vices et numerum capitum singulorum
27- 1 Et egredientes per singulos menses in anno, viginti quatuor millibus singuli præerant
28-14 Aurum in pondere per singula vasa minist.
2 Par. 3- 9 Ita ut singuli clavi siclos quinq. appenderent
4-13 Singulis retiaculis jungerentur, quæ proteg.
8-13 Ut per singulos dies offerretur in eo
9-13 Afferebatur Salomoni per singulos annos
-15 Qui in singulis hastis expendebantur
-16 Quibus tegebantur singula scuta
-24 Equos et mulos per singulos annos
11-12 In singulis urbibus fecit armamentarium
13-11 Offerunt Domino per singulos dies
17-14 Per domos atque familias singulorum
19- 5 Civitatibus Juda munitis per singula loca
21-15 Vitalia tua paulatim per singulos dies
23- 7 Habentes singuli arma sua
32- 8 Et assumpserunt singuli viros
Per singulas hebdomadas succedere consueverant
24- 5 Per singulos annos, festinatoque hoc facite

2 *Par.* 24- 9 Ut deferrent singuli pretium Domino
-11 Sicque faciebant per singulos dies
-12 Et artifices operum singulorum
30-21 Laudantes Dominum per singulos dies
31-16 Et quidquid per singulos dies conducebat
-19 Et suburbana urbium singularum
35- 4 Cognat. vestras, in divisionibus singulorum
-12 Per domos et familias singulorum
-15 Janitores vero per portas singulas observ.
1 *Esdr.* 3- 4 Et holocaustum diebus singulis per ordinem
6- 9 Detur eis per singulos dies
2 *Esdr.* 5- 7 Usuras-ne singuli a fratribus vest. exigitis?
-18 Parabatur a. mihi per dies singulos bos unus
7- 3 De habitatoribus Jerus. singulos per vices s.
8-18 Legit autem... per dies singulos
11-23 Et ordo in cantoribus per dies singulos
12-46 Cantoribus et janitoribus per dies singulos
Judith. 7-10 Centenarios per singulos fontes
Esth. 1- 8 Præponens mensis singulos de principibus
2-12 Tempus singularum per ordinem puellarum
8-11 Ut convenirent Judæos per singulas civitat.
9- 2 Congregatique sunt per singulas civitates
- 3 Quæ singulis locis ac operibus præerat
-28 Per singulas generationes... celebrabunt
Job. 1- 5 Diluculo offerebat holocausta pro singulis
2-11 Venerunt singuli de loco suo
13- 1 Et audivit auris mea, et intellexi singula
30- 5 Cum singula reperissent, ad ea... currebant
31-37 Per singulos gradus meos pronuntiabo illum
33-29 Operatur Deus tribus vicibus per singulos
34-11 Et juxta vias singulorum restituet eis
35-13 Omnipotens causas singulorum intuebitur
37- 7 Ut noverint singuli opera sua
Psal. 6- 7 Lavabo per singulas noctes lectum meum
7-12 Numquid irascitur per singulos dies?
41-11 Dum dicunt mihi per singulos dies
144- 2 Per singulos dies benedicam tibi
Prov. 8-30 Delectabar per singulos dies, ludens cor. eo
29-26 Et judicium a Dom. egreditur singulorum
Eccli. 46-13 Et judices singuli suo nomine
Isai. 13-14 Et singuli ad terram suam fugient
Jerem. 37- 9 Singuli de tentorio s. consurgent, et incend.
49- 5 Et dispergemini singuli a conspectu vestro
50-16 Convertetur, et singuli ad terram s. fugient
52-34 A rege Babylonis, statuta per singulos dies
Ezech. 1-11 Duæ pennæ singulorum jungebantur
10-22 Et intuitus eorum, et impetus singulorum
20-39 Singuli post idola vestra ambulate
22- 6 Ecce principes Israël singuli in brachio suo
32-10 Et obstupescent repente singuli pro anima s.
40-38 Per singula gazophylacia ostium in frontibus
45-24 Et olei hin per singula ephi
46- 5 Et olei hin per singula ephi
- 7 Et olei hin per singula ephi
-11 Et olei hin per singula ephi
-21 Atriola singula per angulos atrii
47-12 Per singulos menses afferet primitiva
-14 Possidebitis a. eam singuli æque ut fraters.
48- 8 Sicuti singulæ partes a plaga Orientali
Dan. 1- 5 Constituit eis rex annonam per singulos dies
14- 2 Et impendebantur in eo per dies singulos
- 3 Et ibat per singulos dies adorare eum
Joel. 2- 8 Singuli in calle suo ambulabunt
Zach. 1-21 Quæ ventilaverunt Judam per singulos viros
10- 1 Dabit eis, singulis herbam in agro
1 *Mac.* 6-35 Et astiterunt singulis elephantis mille viri
-37 Turres... protegentes super singulas bestias
Et super singulas viri virtutis triginta duo
8-16 Per singulos annos dominari univ. terræ s.
10-40 Et ego do singulis annis quindecim millia
-42 Quæ accipiebant... per singulos annos
11- 3 Ponebat cust. militum in singulis civitatibus
-34 Quæ.. prius accipiebat rex per singulos ann.
2 *Mac.* 2-29 Veritatem quidem de singulis auctoribus
-31 Curiosius partes singulas quasq. disquirere
7- 7 Quam toto corpore per membra singula
-21 Singulos illorum hortabatur voce patria
-22 Singulorum membra non ego ipsa compegi
9-11 Divina admonitus plaga, per mom. singula
11- 3 Et per singulos annos venale sacerdotium
-20 De cæteris aut. per singula verbo mandavi
14- 9 Sed oro, his singulis, o rex, cognitis
-21 Et singulis sellæ prolatæ sunt, et positæ
15-11 Singulos autem illorum armavit
Matth. 20- 9 Acceperunt singulos denarios
-10 Acceperunt autem et ipsi singulos denarios
26-22 Cœperunt singuli dicere: Numquid ego sum
Luc. 2- 3 Ut profiterentur singuli in suam civitatem
4-40 At ille singulis manus imponens, curabat eos
16- 5 Convocatis itaque singulis debitoribus
Joan. 2- 6 Capientes singulæ metretas binas vel ternas
Joan. 21-25 Quæ si scribantur per singula
Act. 2- 3 Seditque supra singulos eorum
4-35 Dividebatur a. singulis, prout cuiq. op. erat
11-29 Proposuerunt singuli in minister. mittere
Act. 14-22 Et cum constituissent illis per singulas Eccl.
15-21 Habet in singulis civitatibus qui eum præd.
21-19 Narrabat per singula, quæ Deus fecisset
Rom. 12- 5 Singuli autem alter alterius membra
1 *Cor.* 12-11 Dividens singulis prout vult
14-31 Potestis e. omnes per singulos prophetare
Ephes. 5-33 Verumtamen et vos singuli, unusquisque uxorem suam sicut se ipsum diligat
Philip. 2- 4 Non quæ sua sunt singuli considerantes
Hebr. 3-13 Adhortamini vosmetipsos per singulos dies
9- 5 De quibus non est modo dicend. per singula
-25 Pontifex intrat in sancta per singulos annos
10- 1 Per singulos annos eisdem ipsis hostiis
- 3 Commemoratio peccat. per singulos annos
11-21 Moriens, singulos filior. Joseph benedixit
Apoc. 4- 8 Singula eorum habebant alas senas
5- 8 Habentes singuli citharas et phialas aureas
6-11 Et datæ sunt illis singulæ stolæ albæ
20-13 Et judicatum est de singulis secundum opera
21-21 Portæ, duodec. margaritæ sunt, per singulas
Singulæ portæ erant ex singulis margaritis
22- 2 Per menses singulos reddens fructum suum

SINGULTUS.

1 *Reg.* 25-31 Non erit tibi hoc in singultum et in scrup.
Thren. 3-56 Ne avertas aurem tuam a singultu meo

SINISTER, A, UM.

Gen. 13- 9 Si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo
Si tu dext. elegeris, ego ad sinistram pergam
24-49 Ut vadam ad dexteram, sive ad sinistram
48-12 Posuit Ephraïm... ad sinistram Israel: Manassen vero in sinistra sua, ad dexteram
-14 Sinistram a. (*posuit*) super caput Manasse
Exod. 14-29 Erant quasi pro muro a dextris et a sinistris
Levit. 14-15 De olei sextar. mittet in manum s. sinistram
-26 Partem mittet in manum suam sinistram
-29 Partem olei, quæ est in sinistra manu, mittet
Num. 20-17 Nec ad dexter. nec ad sinistram declinantes
22-26 Nec ad dext. nec ad sinistr. poterat deviare
Deut. 2-27 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
5-32 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
17-11 Nec declinabis ad dexter. neque ad sinistram
-20 Neq. declinet in partem dext. vel sinistram
28-14 Nec ad dexteram, nec ad sinistram
Josue. 1- 7 Ne declines ab ea ad dexter. vel ad sinistram
23- 6 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
Judic. 3-21 Extenditque Aod sinistram manum, et tulit
5-26 Sinistram manum misit ad clavum
7-20 Tenuerunt sinistris manibus lampades
20-16 Viri fortiss., ita sinistra ut dextra præliantes
1 *Reg.* 6-12 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
2 *Reg.* 2-19 Non declinavit ad dext. neq. ad sinistram
-21 Vade ad dexteram, sive ad sinistram
14-19 Rex, nec ad sinistram, nec ad dexteram est
16- 6 A dextro et a sinistro latere regis incedebant
3 *Reg.* 7-39 Quinq. ad dexter... et quinq. ad sinistram
-49 Quinq. ad dexteram, et quinq. ad sinistram
22-19 Assistentem ei a dextris et a sinistris
4 *Reg.* 11-11 Usque ad partem sinistram altaris et ædis
22- 2 Non declinavit ad dexter. sive ad sinistram
23- 8 Quod erat ad sinistram portæ civitatis
1 *Par.* 6-44 Filii a. Merari, fratres eorum, ad sinistram
2 *Par.* 3-17 Posuit.. unam a dextr., et alteram a sinistris
4- 6 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
- 7 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
- 8 Quinque a dextris, et quinque a sinistris
18-18 Assistentem ei a dextris et a sinistris
23-10 Usque ad partem templi sinistram
34- 2 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
2 *Esdr.* 8- 4 Ad sinistram, Phadaia, Misaël, et Melchia
Tobiæ. 1- 1 In sinistro habens civitatem Sephet
Judith. 2-12 Montes Ange, qui sunt a sinistro Ciliciæ
Job. 23- 9 Si ad sinistram, quid agam?
Prov. 3-16 Et in sinistra illius divitiæ et gloria
4-27 Ne declines ad dexteram neque ad sinistram
Perversæ vero sunt quæ a sinistris sunt
Eccle. 10- 2 Et cor stulti in sinistra illius
Isai. 9-20 Et comedet ad sinistram, et non saturabit.
30-21 Neque ad dexteram, neque ad sinistram
Ezech. 1-10 Facies a. bovis, a sinistris ipsorum quatuor
4- 4 Et tu dormies super latus tuum sinistrum
16-46 Et filiæ ejus, quæ habitant ad sinistram tuam
21-16 Exacuere, vade ad dexter., sive ad sinistram
39- 3 Percutiam arcum tuum in manu sinistra t.
Dan. 12- 7 Cum elevasset dexteram et sinistram suam
Jonæ. 4-11 Qui nesciunt quid sit inter dext. et sinistram
Zach. 4- 3 Una a dextris lampadis, et una a sinistris ej.
-11 Ad dexteram candelabri, et ad sinistram ej.
12- 6 Devorabunt ad dext. et ad sinistram o. pop.
1 *Mac.* 5-46 Non erat declinare ab ea dextera vel sinistra
6-45 Interficiens a dextris et a sinistris
9-16 Et qui in sinistro cornu erant, viderunt
Matth. 6- 3 Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua
20-21 Unus ad dexter. tuam, et unus ad sinistram
Matth. 20-23 Sedere a. ad dexteram meam vel sinistram
25-33 Hœdos autem (*statuet*) a sinistris
-41 Tunc dicet et his qui a sinistris erunt
27-38 Latrones: unus a dextris, et unus a sinistris
Marc. 10-37 Unus ad dexter. tuam, et alius ad sinistram
-40 Sedere a. ad dexter. meam, vel ad sinistram
15-27 Unum a dextris, et alium a sinistris ejus
Luc. 23-33 Unum a dextris et alterum a sinistris
Act. 21- 3 Relinquentes eam ad sinistram, navigavimus
2 *Cor.* 6- 7 Per arma justitiæ a dextris et a sinistris
Apoc. 10- 2 Sinistrum a. (*pedem posuit*) super terram

SINO

Exod. 12-23 Et non sinet percusssorem ingredi domos v.
-39 Et nullam facere sinentibus moram
1 *Reg.* 15-16 Ait a. Samuel ad Saül: Sine me, et indicabo
4 *Reg.* 6-32 Claudite ostium, et non sinatis eum introire
Eccle. 5-11 Saturitas aut. divitis non sinit eum dormire
8- 8 Nec sinitur quiescere ingruente bello
Eccli. 23- 1 Nec sinas me cadere in illis
Dan. 4-12 Germen radicum ejus in terra sinite
1 *Mac.* 15-14 Et neminem sinebant ingredi vel egredi
2 *Mac.* 6-13 Non sinere peccatoribus ex sententia agere
12- 2 Non sinebant eos in silentio agere et quiete
13-11 Ne sineret blasphemis rursus nation. subdi
Matth. 3-15 Respondens a. Jesus, dixit ei: Sine modo
7- 4 Sine ejiciam festucam de oculo tuo
13-30 Sinite utraque crescere usque ad messem
15-14 Sinite illos: cæci sunt, et duces cæcorum
19-14 Sinite parvulos, et nolite eos prohibere
23-13 Non intratis, nec introeuntes sinitis intrare
24-43 Et non sineret perfodi domum suam
27-49 Sine, videamus an veniat Elias liberans eum
Marc. 1-34 Et non sinebat ea loqui, quon. sciebant eum
7-27 Qui dixit illi: Sine prius saturari filios
10-14 Et ait illis: Sinite parvulos venire ad me
11-16 Non sinebat ut quisquam transferret vas
14- 6 Dixit: Sinite eam, quid illi molesti estis?
15-36 Dicens: Sinite, videamus si veniat Elias
Luc. 4-34 Sine, quid nobis, et tibi, Jesu Nazarene?
-41 Et increpans non sinebat ea loqui
6-42 Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo
9-60 Sine ut mortui sepeliant mortuos suos
12-39 Et non sineret perfodi domum suam
18-16 Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare
22-51 Respondens a. Jesus, ait: Sinite usque huc
Joan. 11-44 Dixit eis Jesus: Solvite eum, et sinite abire
12- 7 Dixit ergo Jesus: Sinite illam
18- 8 Ego sum: si.. me quæritis, sinite hos abire
Act. 5-38 Discedite ab hominibus istis, et sinite illos
28- 4 Ultio non sinit eum vivere
Apoc. 11- 9 Corpora eorum non sinent poni in monum.

SINOPIS.

Jerem. 22-14 Et facit laquearia cedrina, pingitq. sinopide

SINUS.

Gen. 16- 5 Ego dedi ancillam meam in sinum tuum
Exod. 4- 6 Mitte manum tuam in sinum tuum
Num. 11-12 Porta eos in sinu t. sicut portare solet nutrix
Deut. 13- 6 Sive uxor quæ est in sinu tuo, aut amicus
28-54 Invidebit... et uxori, quæ cubat in sinu suo
-56 Invidebit viro suo, qui cubat in sinu ejus
Judic. 16-19 Eum fecit... et in sinu suo reclinare caput
Ruth. 4-16 Susceptumque Noëmi puerum posuit in sinu
2 *Reg.* 12- 3 De calice ej. bibens, et in sinu ill. dormiens
- 8 Et dedi... uxores domini tui in sinu tuo
3 *Reg.* 1- 2 Et foveat eum, dormiatque in sinu suo
3-20 Tulit filium meum...et collocavit in sinu suo
Filium, qui erat mortuus, posuit in sinu meo
17-19 Tulitq. eum de sinu ejus, et portavit in cœn.
22-35 Fluebat a. sanguis plagæ in sinum currus
2 *Esdr.* 5-13 Insuper excussi sinum meum, et dixi
Job. 19-27 Reposita est hæc spes mea in sinu meo
23-12 Et in sinu meo abscondi verba oris ejus
31-33 Et celavi in sinu meo iniquitatem meam
Psal. 34-13 Et oratio mea in sinu meo convertetur
73-11 Ut quid avertis manum.. de medio sinu tuo
78-12 Redde vicinis nostris septuplum in sinu eor.
88-51 Quod continui in sinu meo
128- 7 Et sinum suum, qui manipulos colligit
Prov. 5-20 Quare seduceris... et foveris in sinu alterius
6-27 Potest homo abscondere ignem in sinu suo?
16-33 Sortes mittuntur in sinum
17-23 Munera de sinu impius accipit, ut pervertat
21-14 Et donum in sinu indignationem (*extinguit*)
Eccle. 7-10 Quia ira in sinu stulti requiescit
Eccli. 9- 1 Non zeles mulierem sinus tui
Isai. 40-11 Congregabit agnos, et in sinu suo levabit
65- 6 Sed reddam et retribuam in sinum eorum
- 7 Remetiar opus eorum primum in sinu eor.
Jerem. 32-18 Reddis iniquitatem patrum in sinum filior.
Thren. 2-12 Cum exhalarent animas s. in sinu matrum
Ezech. 43-13 In sinu ejus erat cubitus et cubitus in latit.
-14 De sinu terræ usque ad crepidinem noviss.

Ezech. 43-17 Et sinus ejus unius cubiti per circuitum
Mich. 7- 5 Ab ea, quæ dormit in sinu tuo, custodi
Luc. 6-38 Mensuram bonam... dabunt in sinum vestr.
16-22 Et portaretur ab Angelis in sinum Abrahæ
-23 Vidit Abrah. a longe, et Lazarum in sinu ej.
Joan. 1-18 Filius, qui est in sinu patris, ipse enarravit
13-23 Recumbens unus ex Discipulis ej. in sinu
Act. 27-39 Sinum vero quemdam considerabant

SION.

Alius est hic mons Sion Amorrhæorum, a Sion Hierosolymæ et templi. Hic enim Sion erat ab alia Jordanis parte, et Hebraice scribitur per schin; *Sion vero templi scribitur per* thsade.

Deut. 4-48 Usque ad montem Sion, qui est et Hermon

SION.

Mons Jerosolymæ, qui alias Mons Domini, item et Mons sanctus dicitur, in cujus vertice erat arx constructa, quæ a Davide Civitas David est vocata. Nunc tantum hujus arcis ruinæ visuntur.

2 Reg. 5- 7 Cepit autem David arcem Sion
3 Reg. 8- 1 De Civitate David, id est, de Sion
4 Reg. 19-21 Sprevit te, et subsannavit te, virgo filia Sion
-31 Et quod salvetur de monte Sion
1 Par. 11- 5 Porro David cepit arcem Sion
2 Par. 5- 2 De Civitate David, quæ est Sion
Psal. 2- 6 Ego a. constitutus sum rex ab eo super Sion
9-12 Psallite Domino, qui habitat in Sion
-15 Ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filiæ Sion
13- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël ?
19- 3 Auxilium de sancto : et de Sion tueatur te
47- 3 Fundatur exultatione univ. terræ mons Sion
-12 Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ
-13 Circumdate Sion, et complectimini eam
49- 2 Ex Sion species decoris ejus
50-20 Benigne fac, Dom., in bona voluntate t. Sion
52- 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël ?
64- 2 Te decet hymnus, Deus, in Sion
68-36 Quoniam Deus salvam faciet Sion
72-28 Ut annuntiem omnes prædicationes tuas in portis filiæ Sion
73- 2 Mons Sion, in quo habitasti in eo
75- 3 Et habitatio ejus in Sion
77-68 Sed elegit tribum Juda, montem Sion
83- 8 Videbitur Deus deorum in Sion
86- 2 Diligit Dominus portas Sion super omnia
- 5 Numquid Sion dicet : Homo, et homo natus
96- 8 Audivit, et lætata est Sion
98- 2 Dominus in Sion magnus : et excelsus
101-14 Tu exurgens misereberis Sion
-17 Quia ædificavit Dominus Sion : et videbitur
-22 Ut annuntient in Sion nomen Domini
109- 2 Virgam virtutis tuæ emittet Dom. ex Sion
124- 1 Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
125- 1 In convertendo Dominus captivitatem Sion
127- 5 Benedicat tibi Dominus ex Sion
128- 5 Confundantur... omnes, qui oderunt Sion
131-13 Quoniam elegit Dominus Sion : elegit eam
132- 3 Ros Hermon, qui descendit in montem Sion
133- 3 Benedicat te Dominus ex Sion
134-21 Benedictus Dominus ex Sion, qui habitat
136- 1 Et flevimus : cum recordaremur Sion
- 3 Hymnum cantate nobis de canticis Sion
145-10 Regnabit Domin. in sæcula, Deus tuus, Sion
147-12 Lauda Deum tuum, Sion
149- 2 Et filii Sion exultent in rege suo
Cant. 3-11 Egredimini et videte, filiæ Sion, regem Sal.
Eccli. 24-15 Et sic in Sion firmata sum
-17 Exaltata sum.. quasi cypress. in monte Sion
36-16 Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis
48-20 Et extulit manum suam in Sion
-27 Consolatus est lugentes in Sion
Isai. 1- 8 Derelinquetur filia Sion ut umbraculum
-27 Sion in judicio redimetur, et reducent eam
2- 3 Quia de Sion exibit lex, et verbum Domini
3-16 Pro eo quod elevatæ sunt filiæ Sion
-17 Decalvabit Dominus verticem filiarum Sion
4- 3 Et erit : Omnis qui relictus fuerit in Sion
- 4 Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion
- 5 Et creabit Do. super om. locum montis Sion
8-18 A Dom. exercit., qui habitat in monte Sion
10-12 Cum impleverit... opera sua in monte Sion
-24 Noli timere, populus meus habitator Sion
-32 Agitabit manum s. super montem filiæ Sion
12- 6 Exulta, et lauda, habitatio Sion
14-32 Quia Dominus fundavit Sion
16- 1 De Petra deserti ad montem filiæ Sion
18- 7 Ad locum nominis Domini exercituum, montem Sion
24-23 Cum regnaverit Dom. exerc. in monte Sion
26- 1 Urbs fortitudinis nostræ Sion salvator
Isai. 28-16 Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapid.
29- 8 Quæ dimicaverunt contra montem Sion
30-19 Populus enim Sion habitabit in Jerusalem
31- 4 Descendet... ut prælietur sup. montem Sion
- 9 Cujus ignis est in Sion, et caminus ejus
33- 5 Implevit Sion judicio et justitia
-14 Conterriti sunt in Sion peccatores
-20 Respice Sion civitatem solemnitatis nostræ
34- 8 Annus retributionum judicii Sion
35-10 Convertentur, et venient in Sion cum laude
37-22 Despexit te, et subsannavit te, virgo filia Sion
-32 Exibunt reliquiæ, et salvatio de monte Sion
40- 9 Ascende, tu qui evangelizas Sion : exalta
41-27 Primus ad Sion dicet : Ecce adsunt
46-13 Dabo in Sion salutem, et in Israël gloriam
49-14 Et dixit Sion : Dereliquit me Dominus
51- 3 Consolabitur ergo Do. Sion, et consolabitur
-11 Revertentur, et venient in Sion laudantes
-16 Et dicas ad Sion : Populus meus es tu
52- 1 Consurge, induere fortitudine tua, Sion
- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion
- 7 Dicentis Sion : Regnabit Deus tuus
- 8 Cum converterit Dominus Sion
59-20 Et venerit Sion redemptor
60-14 Vocabunt te civitatem Do., Sion sancti Isr.
61- 3 Ut ponerem lugentibus Sion ; et darem eis
62- 1 Propter Sion non tacebo, et propter Jerus.
-11 Dicite filiæ Sion : Ecce Salvator tuus venit
64-10 Facta est deserta, Sion deserta facta est
66- 8 Parturivit et peperit Sion filios suos
Jerem. 3-14 Assumam vos... et introducam vos in Sion
4- 6 Levate signum in Sion. Confortamini
-31 Vox filiæ Sion intermorientis, expandentisq.
6- 2 Speciosæ et delicatæ assimilavi filiam Sion
-23 Vir ad prælium, adversum te, filia Sion
8-19 Numquid Dominus non est in Sion ?
9-19 Quia vox lamentationis audita est de Sion
14-19 Aut Sion abominata est anima tua ?
26-18 Sion quasi ager arabitur : et Jerusalem
30-17 Quia ejectam vocaverunt te, Sion
31- 6 Ascendamus in Sion ad Dom. Deum nostr.
-12 Et venient, et laudabunt in monte Sion
50- 5 In Sion interrogabunt viam, huc facies eor.
-28 Ut annuntient, in Sion ultionem Domini
51-10 Et narremus in Sion opus Dom. Dei nostri
-24 Omne malum suum, quod fecerunt in Sion
-35 Caro mea super Babyl., dicit habitatio Sion
Thren. 1- 4 Viæ Sion lugent, eo quod non sint qui ven.
- 6 Egressus est a filia Sion omnis decor ejus
-17 Expandit Sion manus s., non est qui consol.
2- 1 Quomodo obtexit...Dominus filiam Sion
- 4 Pulchrum erat visu in tabernaculo filiæ Sion
- 6 Oblivioni tradidit Do. in Sion festivitatem
- 8 Cogitavit Do. dissipare murum filiæ Sion
-10 Sederunt in terra, conticuerunt senes filiæ Sion
-13 Et consolabor te, virgo filia Sion
-18 Ad Dominum super muros filiæ Sion
4- 2 Filii Sion inclyti, et amicti auro primo
-11 Et succendit ignem in Sion, et devoravit
-22 Completa est iniquitas tua, filia Sion
5-11 Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines
-18 Propter montem Sion, quia disperiit
Baruc. 4- 9 Et dixit : Audite, confines Sion
-14 Veniant confines Sion, et memorentur
-24 Sicut e. viderunt vicinæ Sion captivitatem
Joel. 2- 1 Canite tuba in Sion, ululate in monte sancto
-15 Canite tuba in Sion, sanctificate jejunium
-23 Et filii Sion exultate, et lætamini
-32 In monte Sion, et in Jerusalem erit salvatio
3-16 Et Dominus de Sion rugiet, et de Jerusalem
-17 Habitans in Sion monte sancto meo
-21 Et Dominus commorabitur in Sion
Amos. 1- 2 Et dixit : Dominus de Sion rugiet
6- 1 Væ qui opulenti estis in Sion, et confiditis
Abdiæ. -21 Et ascendent salvatores in montem Sion
Mich. 1-13 Principium peccati est filiæ Sion
3-10 Qui ædificatis Sion in sanguinibus
-12 Causa vestri, Sion quasi ager arabitur
4- 2 Quia de Sion egredietur lex, et verbum Do.
- 7 Regnabit Dominus super eos in monte Sion
- 8 Et tu, turris Gregis, nebulosa filiæ Sion
-10 Dole, et satage, filia Sion quasi parturiens
-11 Et aspiciat in Sion oculus noster
-13 Surge, et tritura, filia Sion
Soph. 3-14 Lauda, filia Sion : jubila, Israël : lætare
-16 Sion, non dissolvantur manus tuæ
Zach. 1-14 Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno
-17 Et consolabitur adhuc Dominus Sion
2- 7 O Sion, fuge quæ habitas apud filiam Bab.
-10 Lauda, et lætare, filia Sion : quia ecce ego
8- 2 Zelatus sum Sion zelo magno
- 3 Reversus sum ad Sion, et habitabo in medio
9- 9 Exulta satis, filia Sion ; jubila, filia Jerusal.
-13 Suscitabo filios tuos, Sion, super filios
1 Mac. 4-37 Et ascenderunt in montem Sion
-60 Ædificaverunt in tempore illo montem Sion
5-54 Et ascenderunt in montem Sion
6-48 Castra regis ad Judæam et montem Sion
-62 Et intravit rex montem Sion
7-33 Ascendit Nicanor in montem Sion
10-11 Ut extruerent muros et montem Sion
14-26 Et posuerunt in titulis in monte Sion
Matth. 21- 5 Dicite filiæ Sion : Ecce rex tuus venit
Joan. 12-15 Noli timere, filia Sion : ecce rex tuus venit
Rom. 9-33 Ecce pono in Sion lapidem offensionis
Hebr. 12-22 Sed accessistis ad Sion montem
1 Petr. 2- 6 Ecce pono in Sion lapidem summum
Apoc. 14- 1 Ecce Agnus stabat supra montem Sion

SIOR. *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-54 Hæc est Hebron, et Sior : civitates novem

SIQUIDEM.

Levit. 13- 5 Et siquidem lepra ultra non creverit
-22 Siquidem creverit, adjudicabit eum lepræ
-30 Siquidem humilior fuerit locus carne rel.
Num. 21-13 Siquidem Arnon terminus est Moab
Josue. 8-22 Siquidem et illi qui ceperant et succender.
1 Reg. 6- 9 Et siquidem per viam finium suorum
28-15 Siquidem Philisthiim pugnant adversum me
30- 5 Siquidem et duæ uxores David captivæ
-14 Siquidem nos erupimus ad Austral. plagam
2 Reg. 4- 2 Siquidem et Beroth reputata est in Benjamin
3 Reg. 8- 7 Siquidem cherubim expandebant alas
15-27 Siquidem Nadab et omnis Israël obsidebant
4 Reg. 7- 6 Siquidem Dominus sonitum audiri fecerat
13- 6 Siquidem et lucus permansit in Samaria
18- 4 Siquidem usque ad illud tempus
-26 Siquidem intelligimus hanc linguam
-36 Siquidem præceptum regis acceperant
2 Par. 6-13 Siquidem fecerat Salomon basim æneam
9-21 Siquidem naves regis ibant in Tharsis
12-12 Siquidem et in Juda inventa sunt opera bona
22-10 Siquidem Athalia mater ejus, videns
23- 8 Siquidem Joïada pontifex non dimiserat
29-25 Siquidem Dom. præceptum fuit per manum
Sap. 3-17 Et siquidem longæ vitæ erunt
Jerem. 38- 4 Siquidem homo iste non quærit pacem
51-44 Siquidem et murus Babylonis corruet
Ezech. 13-12 Siquidem ecce cecidit paries
Osee. 10- 6 Siquidem et ipse in Assur delatus est
Zach. 8-10 Siquidem ante dies ill. merces hom. non erat
11- 8 Siquidem et anima eorum variavit in me
Malac. 3-15 Siquidem ædificati sunt facientes impietat.
2 Mac. 15-39 Et siquidem bene, et ut historiæ competit
Matth. 10-13 Et siquidem fuerit domus illa digna
12-33 Siquidem ex fructu arbor agnoscitur
Marc. 9-33 Siquidem in via inter se disputaverant
Luc. 6-33 Siquidem et peccatores hoc faciunt
11- 4 Siquidem et ipsi dimittimus o. debenti nob.
13- 9 Et siquidem fecerit fructum
20-33 Siquidem septem habuerunt eam uxorem
Act. 18-14 Siquidem esset iniquum aliquid, aut facinus
1 Cor. 8- 5 Siquidem sunt dii multi et domini multi
Hebr. 6- 3 Et hoc faciemus, siquidem permiserit Deus
11-15 Siquidem ips. meminissent de qua exierunt

SIRA.

Cisterna non procul ab Hebron, viginti stadiis Jerusalem dissita.

2 Reg. 3-26 Et reduxit eum a cisterna Sira

SIRACH.

Pater illius Jesu Jerosolomitæ, auctoris libri Ecclesiastici.

Eccli. 50-29 Scripsit in codice isto Jesus filius Sirach
51- 1 Oratio Jesu filii Sirach : Confitebor

SIRENES.

Sanctus Hieronymus ait dæmones esse aut monstra, aut dracones magnos cristatos et volantes.

Isai. 13-22 Et Sirenes in delubris voluptatis

SIS.

Clivus Sis, seu ascensio apud torrentem contra solitudinem Jeruel in tribu Juda.

2 Par. 20-16 Ascensuri e. sunt per clivum nomine Sis

SISA.

Scriba Salomonis; pater Elihoreph et Ahia.

3 Reg. 4- 3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scribæ

SISAI I. *Gigas filius Enac.*

Num. 13-23 Ubi erant Achimam et Sisaï et Tholmaï

SISAI II.

Unus ex his qui duxerant uxores alienigenas.

1 Esdr. 10-40 Et Mecnedebaï, Sisaï, Soraï

SISAMOI.

Filius Elasa filii Helles, in tribu Juda.

1 Par. 2-40 Elasa genuit Sisamoï, Sisamoï genuit Sellum

SISARA I.

Dux exercitus Jabin regis Chanaan, qui regnavit in Asor. Hunc Sisara interfecit Jahel, uxor Heber Cinæi.

Judic. 4- 2 Habuitq.ducem exercitus s. nomine Sisaram
– 7 Sisaram principem exercitus Jabin
– 9 Quia in manu mulieris tradetur Sisara
–12 Nuntiatumque est Sisaræ quod ascendisset
–14 In qua tradidit Dom. Sisaram in manus t.
–15 Perterruitque Dominus Sisaram
Ut Sisara de curru desiliens,pedibus fugeret
–17 Sisara a. aufugiens pervenit ad tentor. Jahel
–18 Egressa igitur Jahel in occursum Sisaræ
–20 Dixitque Sisara ad eam : Sta ante ostium
–22 Et ecce Barac sequens Sisaram veniebat
Vidit Sisaram jacentem mortuum
5-20 Adversus Sisaram pugnaverunt
–26 Percussitque Sisaram, quærens in capite
–30 Vestes diversor. colorum Sisaræ traduntur
1 Reg. 12- 9 Et tradidit eos in manu Sisaræ
Psal. 82-10 Fac illis sicut Madian et Sisaræ

SISARA II. *Princeps Nathinæorum.*

1 Esdr. 2-53 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema
2 Esdr. 7-55 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema

SISTO.

Luc. 2-22 Tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino

SISTRUM.

1 Reg. 18- 6 In tympanis lætitiæ, et in sistris
2 Reg. 6- 5 Et lyris, et tympanis, et sistris, et cymbalis

SITARCIUM.

1 Reg. 9- 7 Panis defecit in sitarciis nostris

SITIO.

Exod. 17- 3 Sitivit ergo ibi populus præ aquæ penuria
Deut. 29-19 Et absumat ebria sitientem
Judic. 4-19 Da mihi... paululum aquæ, quia sitio valde
15-18 Sitiensque valde, clamavit ad Dominum
Ruth. 2- 9 Sed etiam si sitieris, vade ad sarcinulas
2 Esdr. 9-15 Et aquam de petra eduxisti eis sitientibus
Job. 5- 5 Et bibent sitientes divitias ejus
24-11 Qui calcatis torcularibus sitiunt
Psal. 41- 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum
62- 2 Sitivit in te anima mea, quam multipliciter
106- 5 Et sitientes : anima eorum in ipsis defecit
Prov. 25-21 Si sitierit, da ei aquam bibere
–25 Aqua frigida animæ sitienti
Sap. 11- 4 Sitierunt, et invocaverunt te, et data est illis
–15 Mirati sunt, non similiter justis sitientes
Eccli. 24-29 Et qui bibunt me, adhuc sitient
26-15 Sicut viator sitiens, ad fontem os aperiet
51-32 Animæ vestræ sitiunt vehementer
Isai. 21-14 Occurrentes sitienti ferte aquam
29- 8 Et sicut somniat sitiens, et bibit
Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est
32- 6 Et potum sitienti auferat
35- 7 Erit in stagnum, et sitiens in fontes aquar.
44- 3 Effundam enim aquas super sitientem
48-21 Non sitierunt in deserto, cum educeret eos
49-10 Non esurient,neq. sitient, et non percut. eos
53- 2 Et ascendet... sicut radix de terra sitienti
55- 1 Omnes sitientes, venite ad aquas
65-13 Ecce servi mei bibent, et vos sitietis
Ezech. 19-13 Transplantata est... in terra invia et sitienti
Joel. 1-20 Sed et bestiæ agri,quasi area sitiens imbrem
Matth. 5- 6 Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam
25-35 Sitivi, et dedistis mihi bibere : hospes eram
–37 Te vidim...sitientem,et dedimus tibi potum
–42 Sitivi, et non dedistis mihi potum
–44 Quando te vidimus esurient., aut sitientem
Joan. 4-13 Omnis, qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum
Biberit ex aqua,quam ego dabo ei,non sitiet
–15 Ut non sitiam, neque veniam huc haurire
6-35 Et qui credit in me, non sitiet unquam
7-37 Dicens : Si quis sitit, veniat ad me, et bibat
19-28 Ut consummaretur Scriptura, dixit : Sitio
Rom. 12-20 Ciba illum : Si sitit, potum da illi
1 Cor. 4-11 Usq. in hanc horam et esurimus, et sitimus
Apoc. 7-16 Non esurient, neque sitient amplius
21- 6 Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ, gratis
22-17 Qui audit, dicat : Veni Et. qui sitit, veniat

SITIS.

Exod. 17- 3 Ut occideres nos... ac jumenta siti
Deut. 28-48 In fame, et siti, et nuditate, et omni penuria
Judic. 15-18 En siti morior, incidamq. in manus incirc.
2 Reg. 17-29 Populum fame et siti fatigari in deserto
2 Par. 32-11 Decipit vos, ut tradat morti in fame et siti
2 Esdr. 9-20 Et aquam dedisti eis in siti
Judith. 7-14 Cum prosternantur ante oculos eor. in siti
–17 Qui longior efficitur in ariditate sitis
16-13 Apparuerunt humiles mei, arescentes in siti
Job. 18- 9 Et exardescet contra eum sitis
Psal. 61- 5 Cogitaverunt repellere, cucurri in siti
68-22 Et in siti mea potaverunt me aceto
103-11 Expectabunt onagri in siti sua
106-33 Posuit... et exitus aquarum in sitim
Sap. 11- 9 Ostendens per sitim, quæ tunc fuit
Isai. 5-13 Interier. fame, et multitudo ejus siti exaruit
25- 5 Sicut æstus in siti, tumultum alienorum humiliabis
32- 2 Et celat se... sicut rivi aquarum in siti
41-17 Lingua eorum siti aruit
50- 2 Pisces sine aqua, et morientur in siti
Jerem. 2- 6 Per terram sitis et imaginem mortis
–25 Prohibe... et guttur tuum a siti
48-18 Descende de gloria, et sede in siti, habitatio
Thren. 4- 4 Adhæsit lingua lactentis ad palat. ej. in siti
Osee. 2- 3 Velut terram inviam, et interficiam eam siti
Amos. 8-11 Mittam...non famem panis, neq. sitim aquæ
–13 Deficient virgin. pulchræ et adolesc. in siti
2 Cor. 11-27 In fame et siti, in jejuniis multis

SITULA.

Num. 24- 7 Fluet aqua de situla ejus, et semen illius erit
Isai. 40-15 Ecce gentes quasi stilla situlæ

SITUS, A, UM.

Gen. 23- 9 Quæ sita est in agro Ephron filii Seor Hethæi
50-10 Ad aream Atad, quæ sita est trans Jordan.
Num. 22- 1 Ubi trans Jordanem Jericho sita est
–36 Quod situm est in extremis finibus Arnon
Deut. 2-36 Ab Aroër... oppido quod in valle situm est
3-10 Omnes civitates, quæ sitæ sunt in planitie
4-43 In solitud., quæ sita est in terra campestri
–48 Ab Aroër, quæ sita est sup. ripam torrentis
30-12 Nec in cœlo situm, ut possis dicere
Josue. 11-13 Quæ erant in collibus et in tumulis sitæ
12- 2 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon
13- 9 Ab Aroër, quæ sita est in ripa torr. Arnon
14-15 Adam maximus ibi inter Enacim situs est
17-16 In qua sitæ sunt Bethsan cum viculis suis
20- 8 Bosor, quæ sita est in campestri solitudine
22- 9 De Silo, quæ sita est in Chanaan
24-30 In Thamnathsare, quæ est sita in monte
Judic. 18-28 Erat autem civitas sita in regione Rohob
21-19 Quæ sita est ad Septentrionem urbis Bethel
1 Par. 1-48 Saül de Rohoboth,quæ juxta amnem sita est
Ezech. 27- 4 Et in corde maris sita

SIVA. *Scriba regis David.*

2 Reg. 20-25 Siva autem, scriba : Sadoc vero et Abiathar

SIVAN.

Baruc. 1- 8 Revocare in terr. Juda dec. die mensis Sivan

SIVE.

Gen. 24-49 Ut vadam ad dexteram, sive ad sinistram
Exod. 19-13 Sive jumentum fuerit, sive homo, non vivet
22- 2 Si effringens fur domum sive suffodiens
– 4 Vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis
29-34 Si remanserit... sive de panibus usque mane
Levit. 1-10 De ovibus sive de capris holocaustum
3- 1 Si... voluerit offerre, marem sive fœminam
– 6 Sive masculum obtulerit, sive fœminam
5- 2 Immundum, sive quod occisum a bestia est
– 6 Offerat de gregibus agnam sive capram
6- 3 Sive rem perditam invenerit, et inficians
7-10 Sive oleo conspersa, sive arida fuerint
11-35 Sive clibani, sive chytropodes, destruentur
–40 Qui comederit ex eo quipp., sive portaverit
12- 6 Pro filio, sive pro filia,deferet agnum annic.
13- 2 Ortus fuerit diversus color, sive pustula
–19 Cicatrix alba apparuerit, sive subrufa
–24 Sanata albam sive rufam habuerit cicatric.
–38 Vir, sive mulier, in cuj. cute candor appar.
14-22 Duosq. turtures, sive duos pullos columbæ
–30 Et turturem sive pullum columbæ offeret
–37 Quasi valliculas pallore sive rubore deform.
16-29 Sive indigena, sive advena qui peregrinatur
17- 3 Si occiderit bovem, aut ovem, sive capram
– 8 Qui obtulerit holocaustum sive victimam
18- 9 Turpitudinem sororis tuæ ex patre, sive ex matre... non revelabis
20-27 Vir, sive mulier, in quibus pythonicus
22-28 Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur
24-16 Sive ille civis, sive peregrinus fuerit
–22 Sive peregrinus, sive civis peccaverit
27-26 Sive bos, sive ovis fuerit, Domini sunt
–28 Sive homo fuerit, sive animal, sive ager
–30 Sive de frugibus, sive de pomis arborum
Num. 5- 6 Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus
6- 2 Vir, sive mulier, cum fecerint votum
9-10 Sive in via procul in gente vestra
11- 8 Frangebat mola, sive terebat in mortario
15- 3 Offerentes munera... de bobus sive de ovib.
– 5 Dabit in holocaustum sive in victimam
–30 Sive civis sit ille, sive peregrinus
18-15 Sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit
19-16 Tetigerit... sive os illius, vel sepulcrum
30-14 In arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat
31-20 Sive vestimentum fuerit, sive vas
Deut. 1-16 Sive civis sit ille, sive peregrinus
4-18 Sive piscium qui sub terra morant. in aquis
12-15 Sive immundum fuerit, hoc est, maculatum
Sive mundum, hoc est, integrum
13- 6 Sive uxor quæ est in sinu tuo, aut amicus
14-26 Sive ex armentis, sive ex ovibus
18- 3 Sive bovem, sive ovem immolaverint
24-14 Sive advenæ, qui tecum moratur in terra
30- 1 Sermones isti, benedictio, sive maledictio
Ruth. 3-10 Non es secuta juvenes, pauperes sive divites
1 Reg. 2-14 Et mittebat eam... aut in ollam, sive in caccabum
2 Reg. 2-21 Abner : Vade ad dexteram, sive ad sinistram
15-21 Sive in morte, sive in vita, ibi erit servus t.
18- 3 Sive enim fugerimus, non magnopere ad eos de nobis pertinebit : sive media pars ceciderit e nobis
3 Reg. 7-10 Lapidibus magnis decem sive octo cubitor.
20-18 Sive pro pace veniunt, apprehendite eos vivos : sive ut prælientur, vivos eos capite
4 Reg. 4-13 Et vis ut loquar regi, sive principi militiæ?
7- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem, fame moriemur : sive manserimus hic
13-19 Si percussisses quinquies,aut sex.,sive sept.
22- 2 Non declinavit ad dexteram, sive ad sinistr.
1 Par. 29-30 Sive in Israël, sive in cunctis regnis terrar.
1 Esdr. 7-26 Judicium erit de eo, sive in mortem, sive in exilium, sive in condemnationem subst.
Tobiæ. 6- 8 Dæmoniorum, sive a viro, sive a muliere
9- 3 Ut assumas tibi animalia sive servitia
Esth. 4-11 Quod sive vir, sive mulier, non vocatus
Job. 14-21 Sive nobiles fuerint filii ejus, sive ignobiles
Prov. 29- 9 Sive irascatur, sive rideat, non inveniet req.
Eccle. 5-11 Sive parum, sive multum comedat
12-14 Sive bonum, sive malum illud sit
Sap. 17-17 Sive spiritus sibilans, aut... avium sonus
Eccli. 13-31 Cor hominis immutat faciem illius, sive in bona, sive in mala
41- 6 Sive decem, sive centum, sive mille anni
Isai. 7-11 In profund. inferni, sive in excelsum supra
17- 6 Sive quatuor aut quinq. in cacuminibus ejus
Jerem. 42- 6 Sive bonum est, sive malum... obediemus
Rom. 6-16 Servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam
12- 6 Sive prophetiam secundum rationem fidei
– 7 Sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina
14- 8 Sive enim vivimus, Domino vivimus : sive morimur, Domino morimur. Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus
1 Cor. 3-22 Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive præsentia, sive futura
8- 5 Qui dicuntur dii, sive in cœlo, sive in terra
12-13 In unum corpus baptizati sumus,sive Judæi, sive gentiles, sive servi, sive liberi
–26 Sive gloriatur unum membr., congaudent
13- 8 Sive prophetiæ evacuabuntur, sive linguæ cessabunt, sive scientia destruetur
14- 7 Sunt vocem dantia, sive tibia, sive cithara
–27 Sive lingua quis loquitur, secundum duos
15-11 Sive enim ego, sive illi, sic prædicamus
2 Cor. 1- 6 Sive a. tribulamur pro vestra exhortatione
Sive consolamur pro vestra consolatione
Sive exhortamur pro vestra exhortatione
5- 9 Contendimus, sive absentes, sive præsentes
–10 Prout gessit, sive bonum, sive malum
–13 Sive enim mente excedimus, Deo : sive sobrii sumus, vobis
8-23 Sive pro Tito, qui est socius meus
Sive fratres nostri, Apostoli Ecclesiarum
12- 2 Sive in corpore nescio, sive extra corpus
– 3 Sive in corpore, sive extra corpus, nescio
Ephes. 6- 8 Hoc recipiet a Dom., sive servus, sive liber
Philip. 1-18 Sive per occasionem, sive per veritatem
–20 Sive per vitam, sive per mortem
–27 Ut sive cum venero, et videro vos, sive absens audiam de vobis
Colos. 1-16 Sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates : omnia per ipsum
–20 Sive quæ in terris, sive quæ in cœlis sunt
1 Thes. 5-10 Ut sive vigilemus, sive dormiamus
2 Thes. 2-14 Sive per sermonem, sive per epistolam nost.
1 Petr. 2-13 Sive regi,quasi præcellenti (*subjecti estote*)

1 *Petr.* 2-14 Sive ducibus, tanq. ab eo missis ad vindict.

SIZA.

Pater Adina, qui fuit unus e fortissimis in exercitu David.

1 *Par.* 11-42 Adina fil. Siza Rubenites princeps Rubenit.

SMARAGDINUS, A.

Esth. 1- 6 Lectuli... super pavimentum smaragdino et Pario stratum lapide, dispositi erant
Apoc. 4- 3 Et Iris erat... similis visioni smaragdinæ

SMARAGDUS.

Exod. 28-17 Erit lapis sardius, et topazius, et smaragdus
39-10 Erat sardius, topazius, smaragdus
Tobiæ. 13-21 Portæ Jerusalem ex sapphiro et smaragdo
Judith. 10-19 Quod erat ex purpura, et auro, et smaragdo
Eccli. 32- 8 Sicut in fabricat. auri signum est smaragdi
Ezech. 28-13 Sapphirus, et carbunculus, et smaragdus
Apoc. 21-19 Tertium, calcedonius : quartum, smaragdus

SMIGMATA.

Dan. 13-17 Afferte mihi oleum et smigmata

SMYRNA.

Clarissima civitas Ioniæ, in Asia Minori.

Apoc. 1-11 Quæ sunt in Asia, Epheso, et Smyrnæ
2- 8 Et Angelo Smyrnæ Ecclesiæ scribe

SOAM. *Filius Merari.*

1 *Par.* 24-27 Filius quoque Merari : Oziaü et Soam

SOBA.

Urbs, metropolis regni Adarezer, ad partem Septentrionalem terræ Israel.

1 *Reg.* 14-47 Adversum... reges Soba et Philisthæos
2 *Reg.* 8- 3 Percussit David Adarezer... regem Soba
- 5 Ut præsidium ferret Adarezer regi Soba
-12 De manubiis Adarezer... regis Soba
10- 6 Conduxerunt mercede... Syrum Soba
- 8 Syrus autem Soba, et Rohob, et Istob
23-36 Igaal filius Nathan de Soba
3 *Reg.* 11-23 Qui fugerat Adarezer regem Soba
1 *Par.* 18- 3 Percussit David etiam Adarezer reg. Soba
- 5 Ut auxilium præberet Adarezer regi Soba
- 9 Omnem exercitum Adarezer regis Soba
19- 6 Ut conducerent sibi... de Soba, currus

SOBAB I.

Filius Caleb ex Azuba ejus prima uxore.

1 *Par.* 2-18 Fueruntque filii ejus, Jaser et Sobab

SOBAB II. *Filius David, ex Bethsabee.*

2 *Reg.* 5-14 Qui nati sunt ei in Jer., Samua et Sobab
1 *Par.* 3- 5 Simmaa, et Sobab, et Nathan
14- 4 Samua, et Sobab, Nathan, et Salomon

SOBACH.

Magister militiæ Adarezer regis, quem percussit etiam David.

2 *Reg.* 10-16 Sobach autem, magister militiæ Adarezer
-18 Et Sobach principem militiæ percussit

SOBAI. *Levita et janitor quidam.*

1 *Esdr.* 2-42 Filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï
2 *Esdr.* 7-46 Filii Accub, filii Hatita, filii Sobaï

SOBAL I. *Filius secundus Seir Horræi.*— SOBAL II. *Filius Caleb filii Hur, e semine Caleb filii Hesron.*

Gen. 36-20 Lotan, et Sobal, et Sebeon, et Ana
-23 Et isti filii Sobal : Alvan et Manahat
-29 Dux Lotan, dux Sobal, dux Sebeon
1 *Par.* 1-38 Filii Seïr : Lotan, Sobal, Sebeon, Ana
-40 Filii Sobal : Alian, et Manahath, et Ebal
2-50 Filii Caleb... Sobal pater Cariathiarim
-52 Fuerunt a. filii Sobal patris Cariathiarim
4- 1 Filii Juda... Charmi, et Hur, et Sobal
- 2 Raia vero filius Sobal genuit Jahath
Judith. 3- 1 Principes... Syriæ Sobal et Libyæ
-14 Pertrans. a. Syriam Sobal, et om. Apameam
Psal. 59- 2 Cum succendit Mesopotam. Syriæ, et Sobal

SOBEC. *Princeps populi in diebus Nehemiæ.*

2 *Esdr.* 10-24 Alohes, Phalea, Sobec

SOBI.

Filius Naas de Rabbath filiorum Ammon. Frater Hanonis Ammonitæ, qui contumeliose acceptis David legatis, dein male mulctatus a Davide, in gratiam Naas parentis de ipso Davide bene meritus, in regnum fuerat restitutus.

2 *Reg.* 17-27 Sobi filius Naas de Rabbath filior. Ammon

SOBNA I. *Scriba quem Ezechias rex Juda misit ad Rabsacen.* — SOBNA II. *Quem alii qui summum pontificem aiunt, alii negant; existimant tamen fuisse unum ex dignioribus sacerdotibus cui cura templi et sacri ærarii esset commissa.*

4 *Reg.* 18-18 Et Sobna scriba, et Joahe filius Asaph
-26 Dixerunt a. Eliacim... et Sobna, et Joahe
-37 Et Sobna scriba, et Joahe filius Asaph
19- 2 Misit Eliacim... et Sobnam scribam
Isai. 22-15 Ad Sobnam præpositum templi
36- 3 Et Sobna scriba, et Joahe filius Asaph
-11 Dixit Eliacim, et Sobna, et Joahe
-22 Et Sobna scriba, et Joahe filius Asaph
37- 2 Misit Eliacim... et Sobnam scribam

SOBOBA. *Filius secundus Cos.*

1 *Par.* 4- 8 Cos autem genuit Anob et Soboba

SOBOCHAI.

Vir Husathites, unus e fortissimis in exercitu David. Percussit et interfecit Sophai de stirpe gigantum.

2 *Reg.* 21-18 Tunc percussit Sobochaï de Husati
1 *Par.* 11-29 Sobochaï Husathites, Ilaï Ahohites
20- 4 In quo percussit Sobochaï Husathites
27-11 Sobochaï Husathites de stirpe Zarahi

SOBOLES.

Deut. 30- 9 Abundare te faciet... in sobole uteri tui
Josue. 22-27 Et sobolem nostram vestramque progeniem

SOBRIE.

Sap. 9-11 Et deducet me in operibus meis sobrie
Tit. 2-12 Sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæc.

SOBRIETAS.

Sap. 8- 7 Sobrietatem enim et prudentiam docet
Eccli. 31-32 Æqua vita hominibus, vinum in sobrietate
2 *Mac.* 4-37 Recordatus defuncti sobrietatem et modest.
Act. 26-25 Sed veritatis et sobrietatis verba loquor
Rom. 12- 3 Oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem
1 *Tim.* 2- 9 Cum verecundia et sobrietate ornantes se
-15 Si permanserit in... sanctificatione cum sobrietate
2 *Tim.* 1- 7 Sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis

SOBRIUS, A.

Eccli. 31- 2 Et infirmitas gravis sobriam facit animam
-32 Si bibas illud moderate, eris sobrius
-37 Sanitas est animæ et corpori sobrius potus
2 *Cor.* 5-13 Sive enim mente excedimus, Deo : sive sobrii sumus, vobis
1 *Thes.* 5- 6 Sed vigilemus, et sobrii simus
- 8 Nos autem, qui diei sumus, sobrii simus
1 *Tim.* 3- 2 Sobrium, prudentem, ornatum, pudicum
-11 Non detrahentes, sobrias, fideles in omnib.
2 *Tim.* 4- 5 Ministerium tuum imple. Sobrius esto
Tit. 1- 8 Sobrium, justum, sanctum, continentem
2- 2 Senes ut sobrii sint, pudici, prudentes
- 5 Castas, sobrias, domus curam habentes
- 6 Juvenes similiter hortare ut sobrii sint
1 *Petr.* 1-13 Sobrii perfecte sperate in eam, quæ offertur
5- 8 Sobrii estote, et vigilate

SOCER.

Gen. 29-25 Et dixit ad socerum suum : Quid est
30-25 Nato autem Joseph, dixit Jacob socero suo
31-20 Noluitq... confiteri socero suo quod fugeret
38-13 Quod socer illius ascenderet in Thamnas
-25 Misit ad socerum suum, dicens
Exod. 3- 1 Moyses a. pascebat oves Jethro soceri sui
4-18 Et reversus est ad Jethro socerum suum
Judic. 19- 3 Quod cum audisset socer ej., eumq. vidisset
- 4 Mansitque gener in domo soceri
- 5 Quem tenuit socer, et ait ad eum : Gusta
- 7 Et nihilominus obnixe eum socer tenuit
- 8 Cui socer rursum : Oro te, inquit
- 9 Cui rursum locutus est socer : Considera
1 *Reg.* 4-19 Et mortuus esset socer suus, et vir suus
-21 Et pro socero suo, et pro viro suo
Tobiæ. 10-13 Monentes eam honorare soceros
14-14 Et reversus est ad soceros suos
Ezech. 22-11 Et socer nurum suam polluit nefarie
1 *Mac.* 11- 2 Exire ei obviam, eo quod socer suus esset
Joan. 18-13 Erat enim socer Caïphæ, qui erat pontifex

SOCHO.

Duæ sunt istius nominis civitates in tribu Juda; quarum Socho trans Jordanem Gedeonis ultione nobilitata fuit.

Josue. 15-35 Et Jerimoth, et Adullam, Socho, et Azeca
1 *Reg.* 17- 1 Convenerunt in Socho Judæ: et castrametati sunt inter Socho et Azeca
19-22 Usq. ad cisternam magn. quæ est in Socho
3 *Reg.* 4-10 Ipsius erat Socho, et omnis terra Epher
1 *Par.* 4-18 Peperit Jared... et Heber patrem Socho
2 *Par.* 11- 7 Bethsur quoque, et Socho, et Odollam
28-18 Socho quoque, et Thamnan, et Gamzo

SOCHOTH et SOCHOT. *In tribu Gad.*

3 *Reg.* 7-46 In argillosa terra, inter Sochoth et Sarthan

SOCHOTBENOTH. *Nomen idoli Babyloniorum.*

4 *Reg.* 17-30 Viri enim Babylonii fecerunt Sochothbenoth
2 *Par.* 4-17 In argillosa ter., inter Sochot et Saredatha

SOCIETAS.

Judic. 18-28 Haberent quidquam societatis ac negotii
Prov. 18-24 Vir amabilis ad societatem magis amicus erit
Eccle. 4- 9 Habent enim emolumentum societatis suæ
1 *Mac.* 8-17 Constituere cum illis amicitiam et societatem
-20 Statuere vobiscum societatem et pacem
-22 Apud eos ibi memoriale pacis et societatis
12- 3 Ut renovaremus amicitiam et societatem
- 8 In quibus significabatur de societate et amic.
-16 Renovare.. amicitiam et societatem pristin.
14-18 Ut renovarent amicitiam et societatem
-24 Ad statuendam cum eis societatem
15-17 Renovantes pristin. amicitiam et societatem
2 *Mac.* 4-11 De amicitia et societate functus est legat.
5-11 Suspicatus est rex societatem deserturos Judæos
1 *Cor.* 1- 9 Per quem vocati estis in societatem
2 *Cor.* 6-14 Aut quæ societas luci ad tenebras?
Galat. 2- 9 Dextras dederunt mihi et Barnabæ societatis
Philip. 2- 1 Si qua societas spiritus, si qua viscera miser.
3-10 Et societatem passionum illius
1 *Joan.* 1- 3 Ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre
- 6 Quoniam societatem habemus cum eo
- 7 Societatem habemus ad invicem

SOCIO.

Gen. 26- 7 Confiteri quod sibi esset sociata conjugio
38- 8 Ingredere ad uxor. fratris tui, et sociare illi
Deut. 7- 3 Neque sociabis cum eis conjugia
1 *Reg.* 14-22 Sociaverunt se cum suis in prælio
-24 Et viri Israël sociati sunt sibi
-52 Et aptum ad prælium, sociabat eum sibi
Judith. 6- 6 Ex hac hora illorum populo sociaberis
Prov. 10-22 Nec sociabitur eis afflictio
26-23 Labia tumentia cum pessimo corde sociata
Eccli. 13-20 Et omnis homo simili sui sociabitur

SOCIUS, A.

Gen. 3-12 Mulier, quam dedisti mihi sociam
14-15 Et divisis sociis, irruit super eos nocte
33-12 Gradiam. simul, eroque socius itineris tui
-15 Saltem socii remaneant viæ tuæ
35- 3 Et socius fuit itineris mei
Exod. 31- 6 Dedique ei socium Ooliab filium Achisamech
38-23 Juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech
Josue. 8-10 Surgensque diluculo recensuit socios
10-18 Qui præcepit sociis, et ait : Volvite
-27 Præcepit sociis ut deponerent eos
Judic. 3-18 Prosecutus est socios, qui cum eo venerant
9-41 Gaal et socios ejus expulit de urbe
-48 Dixit ad socios : Quod me videtis facere
11-38 Cumque abiisset cum sociis ac sodalibus
1 *Reg.* 23-25 Ivit ergo Saül et socii ej. ad quærendum eum
2 *Reg.* 16-13 David et socii ejus per viam cum eo
20-11 Juxta cadaver Amasiæ, de sociis Joab
3 *Reg.* 20-35 Dixit ad socium suum in sermone Domini
4 *Reg.* 4-40 Infuderunt ergo sociis, ut comederent
25-23 Filius Maachathi, ipsi et socii eorum
-24 Juravitque Godolias ipsis et sociis eorum
Job. 17- 5 Prædam pollicetur sociis, et oculi filiorum
18-15 Habitent in tabernaculo illius socii ejus
30-29 Frater fui draconum, et socius struthionum
Eccli. 6-10 Est autem amicus socius mensæ
13- 2 Et ditiori te ne socius fueris
41-23 A socio et amico de injustitia
4-32 De verbo sociorum et viator., et de datione
Isai. 1-23 Principes tui infideles, socii furum
Jerem. 40- 7 Ipsi et socii eorum, quod præfecisset rex
Ezech. 37-16 Judæ, et filiorum Israël sociorum ejus Cunctæ domui Israël, sociorumque ejus
Dan. 2-13 Quærebanturque Daniel et socii ejus
-17 Sociis suis indicavit negotium
-18 Et non perirent Daniel et socii ejus
3-49 Cum Azaria, et sociis ejus, in fornacem
1 *Mac.* 8-20 Et conscribere nos socios et amicos vestros
-24 Romanis prius, aut omnibus sociis eorum
-31 Super amicos nostros et socios Judæos
9-60 Et misit occulte epistolas sociis suis
10- 6 Et esse ipsum socium ejus
-16 Faciemus eum amicum et socium nostrum
12-14 Vobis molesti esse, neque cæteris sociis
-49 Ut perderent omnes socios Jonathæ

1 Mac. 14-40 A Romanis amici, et socii, et fratres
2 Mac. 5-20 Postea autem fiet socius bonorum
8-20 Macedonibus sociis hæsitantibus
Matth. 23-30 Non essemus socii eor. in sanguine prophet.
Luc. 5- 7 Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi
-10 Filios Zebedæi, qui erant socii Simonis
Rom. 11-17 Socius radicis et pinguedinis olivæ factus es
1 Cor. 10-20 Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum
2 Cor. 1- 7 Scientes quod sicut socii passionum estis
8-23 Sive pro Tito, qui est socius meus
Philip. 1- 7 Socios gaudii mei omnes vos esse
Phile. -17 Si ergo habes me socium, suscipe illum
Hebr. 10-33 Socii taliter conversantium effecti

SOCOTH, SOCCOTH.

Tribus Gad civitas est, montis Galaad in vicinia Penuel in via fugæ Madian munitissima, inquit Josephus, et optima civitas, cui Jacob patriarcha hoc nomen imposuit. Est et regio quæ ad mare Rubrum excurrit, ubi Troglodytæ habitant. Denique prima est mansio filiorum Israel, postquam reliquerunt primas sedes Ramesses.

Gen. 33-17 Et Jacob venit in Socoth
Appellavit nomen loci illius Socoth
Exod. 12-37 Profectiq. sunt filii Isr. de Ramesse in Socoth
13-20 Profectique de Socoth castrametati sunt
Num. 33- 5 Castrametati sunt in Soccoth
- 6 Et de Soccoth venerunt in Etham
Josue. 13-27 Et Bethnemra, et Socoth, et Saphon
15-48 Et in monte : Samir, et Jether, et Socoth
Judic. 8- 5 Dixitque ad viros Soccoth : Date, obsecro
- 6 Responderunt principes Soccoth : Forsitan
- 8 Sicut responderant viri Soccoth
-14 Apprehendit puerum de viris Soccoth
Nomina principum et seniorum Soccoth
-15 Venitque ad Soccoth, et dixit eis : En Zebee
-16 Atque comminuit viros Soccoth

SOCRUS.

Deut. 27-23 Maledictus qui dormit cum socru sua
Judic. 5-29 Hæc socrui verba respondit
Ruth. 1-14 Orpha osculata est socrum, ac reversa est
Ruth adhæsit socrui suæ
2- 2 Dixitque Ruth Moabitis ad socrum suam
-11 Nuntiata sunt mihi omnia quæ feceris socrui
-18 Et ostendit socrui suæ : insuper protulit
-19 Dixitque ei socrus sua : Ubi hodie collegisti
-22 Cui dixit socrus : Melius est, filia mea
3- 1 Postquam autem reversa est ad socrum s.
- 6 Fecit omnia quæ sibi imperaverat socrus
-16 Et venit ad socrum suam
-17 Nolo vacuam te reverti ad socrum tuam
Mich. 7- 6 Nurus adversus socrum suam
Matth. 8-14 Vidit socrum ejus jacentem et febricitantem
10-35 Et nurum adversus socrum suam
Marc. 1-30 Decumbebat a. socrus Simonis febricitans
Luc. 4-38 Socrus a. Simonis tenebatur magnis febribus
12-53 Socrus in nurum s., et nurus in socrum s.

SODALIS.

Judic. 11-37 Plangam virginitatem meam cum sodalibus meis
-38 Cumq. abiisset cum sociis ac sodalibus suis
14-11 Dederunt ei sodales triginta ut essent cum eo
Cant. 1- 6 Ne vagari incipiam post greges sodalium t.
Eccli. 37- 2 Sodalis autem et amicus ad inimicitiam convertentur
- 4 Sodalis amico conjucundatur
40-23 Amicus et sodalis in tempore convenientes

SODI. *Pater Geddiel in tribu Zabulon.*

Num. 13-11 De tribu Zabulon Geddiel filium Sodi

SODI.

Fluvius, qui videtur esse Euphrates.

Baruc. 1- 4 Habitantium in Babylonia, ad flumen Sodi

SODOMA.

Præcipua civitatum regionis Pentapoleos, quæ igne de cœlo descendente consumptæ sunt.

Gen. 10-19 Donec ingrediaris Sodomam et Gomorrham
13-10 Antequam subverteret Dominus Sodomam
-12 Et habitavit in Sodomis
14- 2 Inirent bellum contra Bara reg. Sodomorum
- 8 Egressi sunt rex Sodomorum et rex Gomor.
-10 Itaque rex Sodomorum, et Gomorrhæ
-11 Tulerunt a .om. substantiam Sodomorum
-12 Filium fratris Abram, qui habitabat in Sodomis
-17 Egressus est autem rex Sodomorum
-21 Dixit autem rex Sodomorum ad Abram
18-16 Direxerunt oculos contra Sodomam
-20 Clamor Sodomorum et Gomorrhæ multiplicatus est
Gen. 18-26 Si invenero Sodomis quinquaginta
19- 1 Veneruntq. duo Angeli Sodomam vespere
-24 Igitur Dom. pluit super Sodomam et Gomor.
-28 Intuitus est Sodomam et Gomorrham
Deut. 29-23 In exemplum subversionis Sodomæ
32-32 De vinea Sodomorum, vinea eorum
Isai. 1- 9 Quasi Sodoma fuissemus, et quasi Gomorr.
-10 Audite verbum Do., principes Sodomorum
3- 9 Et pecc. suum quasi Sodoma prædicaverunt
13-19 Sicut subvertit Dom. Sodomam et Gomorr.
Jerem. 23-14 Facti sunt mihi omnes ut Sodoma
49-18 Sicut subversa est Sodoma, et Gomorrha
50-40 Sicut subvertit Dom. Sodomam et Gomor.
Thren. 4- 6 Et major effecta est iniquitas filiæ populi mei peccato Sodomorum
Ezech. 16-46 Minor te, quæ habitat a dextris tuis, Sodoma
-48 Quia non fecit Sodoma... sicut fecisti tu
-49 Ecce hæc fuit iniquitas Sodomæ sororis tuæ
-53 Restituens eas conversione Sodomorum
-55 Soror tua Sodoma, et filiæ ejus revertentur
-56 Non fuit a. Sodoma soror t. audita in ore t.
Amos. 4-11 Subverti vos, sicut subvertit Deus Sodomam
Soph. 2- 9 Quia Moab ut Sodoma erit, et filii Ammon
Matth. 10-15 Tolerabilius erit terræ Sodomorum
11-23 Quia, si in Sodomis factæ fuissent virtutes
-24 Quia terræ Sodomorum remisius erit
Luc. 10-12 Quia Sodomis in die illa remissius erit
17-29 Qua die a. exiit Lot a Sodomis, pluit ignem
Rom. 9-29 Sicut Sodoma facti essemus, et sicut Gomor.
2 Petr. 2- 6 Et civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem redigens
Judæ. - 7 Sicut Sodoma, et Gomorrha, et finitimæ
Apoc. 11- 8 Quæ vocatur spiritualiter Sodoma

SODOMITÆ.

Gen. 13-13 Homines autem Sodomitæ pessimi erant

SOHAR, SOAR *et* SOHA.

Filius quartus Simeon filii Jacob.

Gen. 46-10 Et Jamin, et Ahod, et Jachin, et Sohar
Exod. 6-15 Jamuël, et Jamin, et Ahod, et Jachin, et Soar
2 Esdr. 7-47 Filii Soha, filii Hasupha, filii Tebbaoth

SOHORIA.

Filius Jeroham, de tribu Benjamin.

1 Par. 8-26 Et Samsari, et Sohoria, et Otholia

SOL.

Gen. 15-12 Cumque sol occumberet, sopor irruit super
-17 Cum ergo occubuisset sol, facta est caligo
19-23 Sol egressus est sup. terram, et Lot ingress.
28-11 Et vellet in eo requiescere post solis occub.
32-31 Ortusq. est ei statim sol, postq. transgressus
37- 9 Vidi per somnium, quasi solem et lunam
Exod. 16-21 Cumque incaluisset sol, liquefiebat
17-12 Non lassarentur usque ad occasum solis
22- 3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium
-26 Vestimentum, ante solis occasum reddes ei
Levit. 11-25 Et immundus erit usque ad occasum solis
22- 7 Et occubuerit sol, tunc mundatus vescetur
Num. 25- 4 Et suspende eos contra solem in patibulis
Deut. 4-19 Ne forte... videas solem et lunam
-47 Qui erant trans Jordanem ad solis ortum
11-30 Post viam, quæ vergit ad solis occubitum
16- 6 Immolabis Phase vespere ad solis occasum
17- 3 Ut vadant... et adorent eos, solem et lunam
23-11 Et post solis occasum regredietur in castra
24-13 Sed statim reddes ei ante solis occasum
-15 Reddes ei pretium laboris s. ante solis occas.
33-14 De pomis fructuum solis ac lunæ
Josue. 1- 4 Contra solis occasum erit terminus vester
-15 Trans Jordanem contra solis ortum
8-29 Usque ad vesperam et solis occasum
10-12 Sol, contra Gabaon ne movearis, et luna
-13 Steteruntque sol et luna, donec ulcisceretur
Stetit itaque sol in medio cœli
-27 Cumque occumberet sol, præcepit sociis
12- 1 Terram eorum trans Jordanem ad solis ort.
15- 7 Transitque aquas, quæ vocantur fons Solis
18-17 Egrediens ad Ensemes, id est, fontem Solis
19-34 Et in Juda ad Jordanem contra ortum solis
-41 Et Esthaol, et Hirsemes, id est, civitas Solis
Judic. 5-31 Sicut sol in ortu suo splendet, ita rutilent
8-13 Revertensque de bello ante solis ortum
9-33 Et primo mane oriente sole irrue sup. civit.
14-18 Dixerunt ei die septimo ante solis occubitum
19-14 Carpebant iter, occubuitq. eis sol juxta Gabaa
1 Reg. 11- 9 Cras erit vobis salus, cum incaluerit sol
2 Reg. 2-24 Persequentibus a. Joab et Abisai fugientem Abner; sol occubuit
3-35 Si ante occasum solis gustavero panem
12-11 Dormiet cum uxoribus t. in oculis solis huj.
-12 In conspectu om. Isr., et in conspectu solis
23- 4 Sicut lux auroræ, oriente sole, mane
3 Reg. 22-36 Et præco insonuit... antequam sol occumb.
4 Reg. 3-22 Et orto jam sole ex adverso aquarum
23- 5 Qui adoleb. incensum Baal, et soli, et lunæ
-11 Equos, quos dederant reges Juda Soli
Currus autem Solis combussit igni
1 Par. 4-22 Et qui stare fecit solem, virique mendacii
2 Par. 18-34 Et mortuus est occidente sole
2 Esdr. 7- 3 Et dixi eis: Non aperiantur portæ Jerusalem usque ad calorem solis
Tobiæ. 2- 4 Ut, dum sol occubuisset, caute sepeliret e.
- 7 Cum vero sol occubuisset, abiit, et sepelivit
Judith. 14- 2 Cum exierit sol, accipiat unusquisq. arma s.
Esth. 10- 6 Et in lucem solemque conversus est
11-11 Lux et sol ortus est, et humiles exaltati sunt
Job. 8-16 Humectus videtur antequam veniat sol
9- 7 Qui præcipit soli, et non oritur
31-26 Si vidi solem cum fulgeret, et lunam inced.
41-21 Sub ipso erunt radii solis
Psal. 18- 6 In sole posuit tabernaculum suum
49- 1 A solis ortu usque ad occasum
57- 9 Supercecidit ignis, et non viderunt solem
71- 5 Et permanebit cum sole, et ante lunam
-17 Ante solem permanet nomen ejus
73-16 Tu fabricatus es auroram et solem
88-38 Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo
103-19 Sol cognovit occasum suum
-22 Ortus est sol, et congregati sunt
106- 3 A solis ortu et occasu : ab Aquilone et mari
112- 3 A solis ortu usque ad occasum, laudabile
120- 6 Per diem sol non uret te, neq. luna per noct.
135- 8 Solem (*fecit*) in potestatem diei
148- 3 Laudate eum, sol et luna : laudate eum, om.
Eccle. 1- 3 De universo labore suo, quo laborat sub sole
- 5 Oritur sol, et occidit, et ad locum suum
-10 Nihil sub sole novum, nec valet quisq. dicere
-13 Sapienter de omnibus quæ fiunt sub sole
-14 Vidi cuncta quæ fiunt sub sole
2- 3 Opus est sub sole numero dierum vitæ suæ
-11 Et (*vidi*) nihil permanere sub sole
-17 Videntem mala universa esse sub sole
-18 Qua sub sole studiosissime laboravi
-20 Renuntiavitq. cor m. ultra laborare sub sole
-22 Afflictione spirit., qua sub sole cruciatus est
3-16 Vidi sub sole in loco judicii impietatem
4- 1 Et vidi calumnias, quæ sub sole geruntur
- 3 Nec vidit mala quæ sub sole fiunt
- 7 Considerans reperi et aliam vanitat. sub sole
-15 Qui ambulant sub sole cum adolescente
5-12 Est et alia infir. pessima, quam vidi sub sole
-17 Ex labore suo, quo laboravit ipse sub sole
6- 1 Est et aliud malum, quod vidi sub sole
- 5 Non vidit solem, neque cognovit distantiam
7- 1 Indicare quid post eum futurum sub sole sit
-12 Et magis prodest videntibus solem
8- 9 In cunctis operibus, quæ fiunt sub sole
-15 Quod non esset homini bonum sub sole
In dieb. vitæ s., quos dedit ei Deus sub sole
-17 Invenire rationem eorum, quæ fiunt sub sole
9- 3 Est pessimum inter omnia, quæ sub sole fiunt
- 6 Et in opere quod sub sole geritur
- 9 Qui dati sunt tibi sub sole omni tempore
In vita, et in labore tuo, quo laboras sub sole
-11 Et vidi sub sole, nec velocium esse cursum
-13 Hanc quoque sub sole vidi sapientiam
10- 5 Est malum quod vidi sub sole
11- 7 Et delectabile est oculis videre solem
12- 2 Antequam tenebrescat sol, et lumen, et luna
Cant. 1- 5 Quod fusca sim, quia decoloravit me sol
6- 9 Pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis
Sap. 2- 3 Sicut nebula... quæ fugata est a radiis solis
5- 6 Et sol intelligentiæ non est ortus nobis
7-29 Est enim hæc speciosior sole
13- 2 Aut nimiam aquam, aut solem et lunam
16-27 Ab exiguo radio solis calefactum tabescebat
-28 Quon. oportet prævenire solem ad benedict.
18- 3 Et solem sine læsura boni hospitii præstitisti
Eccli. 17-16 Opera illorum velut sol in conspectu Dei
-30 Quid lucidius sole? et hic deficiet
23-28 Multo plus lucidiores sunt super solem
26-21 Sicut sol oriens mundo in altissimis Dei
27-12 Homo sanctus in sapientia manet sicut sol
33- 7 Iterum lux lucem, et annus annum a sole
- 8 A Domini scientia separati sunt, facto sole
42-16 Sol illuminans per omnia respexit
43- 2 Sol in aspectu annuntians in exitu, vas
- 4 Tripliciter sol exurens montes
46- 5 An non in iracundia ejus impeditus est sol
48-26 In diebus ipsius retro rediit sol
50- 7 Quasi sol refulgens, sic ille effulsit in templo
Isai. 13-10 Obtenebratus est sol in ortu suo, et luna
19-18 Civitas solis vocabitur una
24-23 Et erubescet luna, et confundetur sol
30-26 Et erit lux lunæ sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux sept. dierum
38- 8 Descenderat in horologio Achaz in sole
Et reversus est sol decem lineis per gradus

Isai. 41-25 Suscitavi ab Aquilone,et veniet ab ortu solis
45- 6 Ut sciant hi, qui ab ortu solis,et qui ab Occ.
49-10 Neq. sitient, et non percutiet eos æstus et sol
59-19 Et timebunt.. qui ab ortu solis, gloriam ej.
60-19 Non erit tibi amplius sol ad lucendum
-20 Non occidet ultra sol tuus, et luna tua
Jerem. 8- 2 Et expandent ea ad solem et lunam
15- 9 Occidit ei sol, cum adhuc esset dies
31-35 Dominus, qui dat solem in lumine diei
43-13 Et conteret statuas domus Solis
Baruc. 2-25 Ecce projecta sunt in calore solis et in gelu
5- 5 Et vide collectos filios tuos ab oriente sole
6-59 Sol quidem, et luna, ac sidera... obaudiunt
-66 Neque ut sol lucebunt, neque illuminabunt
Ezech. 8-16 Et adorabant ad ortum solis
11- 1 Ad portam...quæ respicit ad solis ortum
32- 7 Solem nube tegam, et luna non dabit lum.
Dan. 3-62 Benedicite, sol et luna, Domino
6-14 Usque ad occasum solis laborabat ut erueret
Joel. 2-10 Moti sunt cœli : sol et luna obtenebrati sunt
-31 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
3-15 Sol et luna obtenebrati sunt
Amos. 8- 9 Dicit Dom. Deus : Occidet sol in meridie
Jonæ. 4- 8 Et cum ortus fuisset sol, præcepit Dominus
Percussit sol super caput Jonæ, et æstuabat
Mich. 3- 6 Et occumbet sol super prophetas
Nahum. 3-17 Sol ortus est, et avolaverunt
Habac. 3-11 Sol et luna steterunt in habitaculo suo
Zach. 8- 7 De terra Orientis et de terra Occasus solis
Malac. 1-11 Ab ortu e. solis usq. ad occasum magnum est
4- 2 Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol justitiæ
1 Mac. 6-39 Et ut refulsit sol in clypeos aureos
10-50 Et invaluit prælium nimis, donec occidit sol
12-27 Cum occidisset a. sol, præcepit Jonathas
-37 Murus, qui erat sup. torrentem ab ortu solis
2 Mac. 1-22 Et tempus affuit, quo sol refulsit
10-28 Primo a. solis ortu utrique commiserunt
Matth. 5-45 Qui solem s. oriri facit sup. bonos et malos
13- 6 Sole autem orto æstuaverunt
-43 Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno patris
17- 2 Et resplenduit facies ejus sicut sol
24-29 Sol obscurabitur, et luna non dabit lumen
Marc. 1-32 Vespere autem facto cum occidisset sol
4- 6 Et quando exortus est sol, exæstuavit
13-24 Post tribulationem illam, sol contenebrabit.
16- 2 Veniunt ad monumentum, orto jam sole
Luc. 4-40 Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos
21-25 Et erunt signa in sole, et luna, et stellis
23-45 Obscuratus est sol : et velum templi scissum
Act. 2-20 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
13-11 Et eris cæcus, non videns solem
26-13 Vidi, rex, de cœlo supra splendorem solis
27-20 Neque a. sole, neq. sideribus apparentibus
1 Cor. 15-41 Alia claritas solis, alia claritas lunæ
Ephes. 4-26 Sol non occidat super iracundiam vestram
Jacob. 1-11 Exortus est enim sol cum ardore, et arefecit
Apoc. 1-16 Et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua
6-12 Et sol factus est niger tanq. saccus cilicinus
7- 2 Vidi alterum Angelum ascend. ab ortu solis
-16 Nec cadet super illos sol, neque ullus æstus
8-12 Tuba cecinit : et percussa est tert. pars solis
9- 2 Obscuratus est sol et aër de fumo putei
10- 1 Eris in capite ejus, et facies ejus erat ut sol
12- 1 Mulier amicta sole, et luna sub pedibus ej.
16- 8 Quart. Angelus effudit phialam s. in solem
-12 Ut præpararetur via regibus ab ortu solis
19-17 Et vidi unum Angelum stantem in sole
21-23 Et civitas non eget sole, neque luna
22- 5 Et non egebunt lumine lucernæ, neque lumine solis

SOLARIUM.

Josue. 2- 6 Fecit ascendere viros in solarium domus s.
Judic. 16-27 Ac de tecto et solario circiter tria millia
1 Reg. 9-25 Et locutus est cum Saüle in solario
Stravitque Saül in solario, et dormivit
-26 Vocavit Samuel Saülem in solario
2 Reg. 11- 2 Et deambularet in solario domus regiæ
Viditque mulierem se lavantem, ex adverso super solarium suum
16-22 Tetenderunt ergo Absal. tabern. in solario

SOLATIUM.

Tobiæ. 10- 4 Ut quid te misimus... solatium vitæ nost.
1 Mac. 12- 9 Habentes solatio sanctos libros
Rom. 15- 5 Deus autem patientiæ et solatii det vobis
Philip. 2- 1 Si quod solatium charitatis, si qua societas
Colos. 4-11 In regno Dei, qui mihi fuerunt solatio
Hebr. 6-18 Ut... fortissimum solatium habeamus
13-22 Fratres, ut sufferatis verbum solatii

SOLEMNIS, E.

Exod. 12-14 Et celebrabitis eam solemnem Domino
12-16 Dies prima erit sancta atque solemnis
1 Reg. 1-21 Ut immolaret Domino hostiam solemnem
2-19 Ut immolaret hostiam solemnem
20- 6 Quia victimæ solemnes ibi sunt universis
-29 Quoniam sacrificium solemne est in civitate
3 Reg. 8- 2 In mense Ethanim, in solemni die
12-32 Constituitq. diem solemnem in mense octavo
4 Reg. 10-20 Et dixit : Sanctificate diem solemnem Baal
2 Par. 5- 3 In die solemni mensis septimi
2 Esdr. 8-14 In tabernac., in die solemni, mense septimo
Esth. 9-17 Quem constituerunt esse solemnem
-18 Idcirco eumd. diem constituerunt solemnem
-21 Solemni celebrarent honore
-23 Susceperuntque Judæi in solemnem ritum
-29 Ut omni studio dies ista solemnis sanciret.
Psal. 117-27 Constituite diem solemnem in condensis
Thren. 2- 7 Vocem dederunt in domo Domini, sicut in die solemni
-22 Vocasti quasi ad diem solemnem, qui terrerent me
Baruc. 1-14 In die solemni, et in die opportuno
Osee. 9- 5 Quid facietis in die solemni,in die festivitatis
1 Mac. 1-48 Et prohiberent celebr.sabb.et dies solemnes
10-21 In die solemni scenopegiæ : et congregavit
-34 Et omnes dies solemnes,et sabbata,et neom.
Dies decreti,et tres dies ante diem solemnem
Et tres dies post diem solemnem
12-11 Sine intermissione in diebus solemnibus
2 Mac. 6- 6 Neque dies solemnes patrii servabantur
10- 6 Diem solemnem tabernaculorum in montibus et in speluncis... egerant
12-31 Die solemni septimanarum instante
Matth. 27-15 Per diem a. solemnem consueverat præses
Luc. 2-41 Ibant... in Jerusal., in die solemni Paschæ

SOLEMNITAS.

Exod. 10- 9 Est enim solemnitas Domini Dei nostri
13- 6 Et in die septimo erit solemnitas Domini
23-15 Solemnitatem azymorum custodies
-16 Et solemnitatem messis primitivorum
Solemnitatem quoque in exitu anni
-18 Nec remanebit adeps solemnitatis meæ
32- 5 Clamavit dicens : Cras solemnitas Dom. est
34-18 Solemnitatem azymorum custodies
Levit. 23- 6 Solemnitas azymorum Domini est
-41 Celebrabitisq. solemnitatem ej. sept. diebus
-44 Locutusque est Moyses super solemnitatibus
Num. 15- 3 Aut in solemnitatibus vestris adolentes odor.
28-17 Et quinta decima die solemnitas
29-12 Sed celebrabitis solemnitatem Domino
-39 Hæc offeretis Dom. in solemnitatibus vest.
Deut. 16-13 Solemnitatem quoque tabernac. celebrabis
-16 In solemnitate azymorum, in solemnitate hebdomadar., et in solemnitate tabern.
31-10 In solemnitate tabernaculorum
Judic. 21-19 Ecce solemnitas Do. est in Silo anniversaria
3 Reg. 12-32 In similitud. solemnitatis, quæ celebrabatur
-33 Et fecit solemnitatem filiis Israël, et ascendit
1 Par. 23-31 In sabbatis, et calendis, et solemnitatibus
2 Par. 2- 4 Et neomeniis, et solemnitatibus Domini Dei
7- 8 Fecit ergo Salomon solemnitatem
- 9 Et solemnitatem celebrasset diebus septem
8-13 Id est, in solemnitate azymorum, et in solemnitate hebdomadarum, et in solemnitate tabernaculorum
30-13 Ut facerent solemnitatem azymorum
-21 Feceruntq. filii Isr... solemnitatem azymor.
-22 Et comederunt septem diebus solemnitatis
31- 3 Et calendis, et solemnitatibus cæteris
35- 7 Qui ibi fuerat inventus in solemnitate Phase
-17 Et solemnitatem azymorum septem diebus
1 Esdr. 3- 4 Feceruntque solemnitatem tabernaculorum
- 5 Quam in universis solemnitatibus Domini
6-22 Et fecerunt solemnitatem azymorum
2 Esdr. 8-18 Et fecerunt solemnitatem septem diebus
10-33 In sabbatis, in calendis, in solemnitatibus
Esth. 9-27 Ut nulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere
16-24 Quæ noluerit solemnitatis hujus esse partic.
Psal. 73- 4 Et gloriati sunt... in medio solemnitatis tuæ
80- 4 In insigni die solemnitatis vestræ
Isai. 1-14 Et solemnitates vestras odivit anima mea
29- 1 Solemnitates evolutæ sunt
30-29 Erit vobis sicut nox santificatæ solemnitatis
33-20 Respice Sion civitatem solemnitatis nostræ
Thren. 1- 4 Quod non sint qui veniant ad solemnitatem
Ezech. 36-38 Ut gregem Jerusalem in solemnitatibus ejus
44-24 In omnibus solemnitatibus meis custodient
45-17 Et in universis solemnitatibus domus Israël
-21 In primo mense, quarta decima die mensis, erit vobis Paschæ solemnitas
-23 Et in septem dierum solemnitate faciet hol.
-25 In solemnitate faciet, sicut supra dicta sunt
46- 9 In conspectu Domini in solemnitatibus
-11 Et in solemnitatibus erit sacrificium ephi
Osee. 2-11 Et cessare faciam... solemnitatem ejus
Zach. 8-19 Jejunium decimi erit domui Juda in gaudium... et in solemnitates præclaras
Malac. 2- 3 Dispergam sup. vult. v. stercus solemnitatum

SOLEO.

Gen. 24-11 Tempore quo solent mulieres egredi
44- 5 Et in quo augurari solet
Exod. 5-13 Ut prius facere solebatis
16- 5 Et sit duplum quam colligere solebant
28-32 Sicut fieri solet in extremis vest. partibus
33-11 Sicut solet loqui homo ad amicum suum
Levit. 1-16 In loco in quo cineres effundi solent
4-12 In locum mundum, ubi cineres effundi solent
-24 Ubi solet mactari holocaustum coram Dom.
-26 Sicut in victimis pacificorum fieri solet
-31 Sicut auferri solet de victimis pacificorum
-33 Ubi solent cædi holocaustorum hostiæ
-35 Sicut auferri solet adeps arietis
5- 3 Juxta omnem impuritatem qua pollui solet
-10 Adolebit in holocaustum, ut fieri solet
6- 3 In quibus solent peccare homines
14-13 Ubi solet immolari hostia pro peccato
Num. 5- 6 Quæ solent hominibus accidere
11-12 Sicut portare solet nutrix infantulum
16-29 Plaga, qua et cæteri visitari solent
22- 4 Quomodo solet bos herbas usque ad radices carpere
29-11 Absque his quæ offerri pro delicto solent
Deut. 1-31 Ut solet homo gestare parvulum filium s.
-44 Persecutus est vos, sicut solent apes persequi
28-29 Sicut palpare solet cæcus in tenebris
Judic. 7- 5 Lambuerint aquas, sicut solent canes lamb.
8-21 Quibus colla reg. camelorum decorari solent
15-14 Et sicut solent ad odorem ignis lina consumi
1 Reg. 20- 5 Sedere soleo juxta regem ad vescendum
2 Reg. 3-33 Ait : Nequaquam ut mori solent ignavi
-34 Sed sicut solent cadere cor. filiis iniquitatis
11- 1 Tempore quo solent reges ad bella proced.
17- 3 Quomodo unus homo reverti solet
-12 Sicut cadere solet ros super terram
19- 3 Quomodo declinare solet populus versus
3 Reg. 7-33 Rotæ erant, quales solent in curru fieri
14-10 Sicut mundari solet fimus usque ad purum
-15 Sicut moveri solet arundo in aqua
18-29 Venerat tempus quo sacrificium offerri solet
4 Reg. 3-20 Mane, quando sacrificium offerri solet
21-13 Sicut deleri solent tabulæ : et delens vertam
1 Par. 20- 1 Tempore quo solent reges ad bella proced.
2 Esdr. 5-11 Quam exigere soletis ab eis
Job. 4-13 Quando solet sopor occupare homines
Jerem. 24- 2 Ut solent ficus esse primi temporis
Ezech. 18-24 O. abominationes, quas operari solet impius
46-12 Sicut fieri solet in die sabbati
Zach. 12-10 Ut doleri solet in morte primogeniti
Marc. 15- 6 Solebat dimittere illis unum ex vinctis

SOLERTIA.

Eccli. 19-22 Est solertia certa, et ipsa iniqua

SOLIDO.

Judith. 5-12 Inde aquæ quasi murus solidarentur
Job. 38- 6 Super quo bases illius solidatæ sunt?
1 Petr. 5-10 Ipse perficiet, confirmabit, solidabitque

SOLIDUS, A, UM.

Exod. 27- 8 Non solidum,sed inane et cavum intrinsecus
38- 7 Ipsum autem altare non erat solidum
Levit. 13-56 Abrumpet eum, et a solido dividet
Job. 37-18 Qui solidissimi quasi ære fusi sunt
Eccli. 26-24 Fundamenta æterna supra petram solidam
50-10 Quasi vas auri solidum, ornatum omni lap.
Jerem. 21-13 Habitatricem vallis solidæ atque campestris
Ezech. 19-11 Et factæ sunt ei virgæ solidæ
Dan. 2-42 Ex parte regnum erit solidum
Hebr. 5-12 Quibus lacte opus sit, non solido cibo
-14 Perfectorum autem est solidus cibus

SOLIDUS. *Pro nummo.*

1 Par. 29- 7 Dederuntque... et solidos decem millia
1 Esdr. 2-69 Auri solidos sexaginta millia, et mille
8-27 Qui habebant solidos millenos
Eccli. 29- 7 Adversabitur, solidi vix reddet dimidium

SOLITARIUS, A.

Levit. 16-22 Iniquitates eorum in terram solitariam
Esth. 14- 3 Qui rex noster es solus, adjuva me solitariam
Job. 3- 7 Sit nox illa solitaria, nec laude digna
Psal. 101- 8 Factus sum sicut passer solitarius in tecto
Thren. 3-28 Sedebit solitarius, et tacebit
Osee. 8- 9 Ascender. ad Assur, onager solitarius sibi

SOLITUDO.

Gen. 14- 6 Ad campestria Pharan quæ est in solitudine
16- 7 Juxta fontem aquæ in solitudine

Gen. 21-14 Cum abiisset, errabat in solitudine Bersabee
-20 Qui crevit, et moratus est in solitudine
36-24 Ana, qui invenit aquas calidas in solitudine
37-22 In cisternam hanc, quæ est in solitudine
47-19 Ne, pereunte cultore, redigatur terra in solitudinem
Exod. 3-18 Ibimus viam trium dierum in solitudinem
5- 3 Ut eamus viam trium dierum in solitudinem
8-27 Viam trium dier. pergemus in solitudinem
13-20 In Etham in extremis finibus solitudinis
14-11 Ideo tulisti nos ut moreremur in solitudine
-12 Mel. erat servire eis quam mori in solitudine
15-22 Ambulaveruntq. trib. dieb. per solitudinem
16- 2 Et murmuravit omnis congregatio... in solitudine
-10 Respexerunt ad solitudinem : et ecce gloria
-14 Apparuit in solitudine minutum
-32 Ut noverint pan. quo alui vos in solitudine
19- 1 In die hac venerunt in solitudinem Sinaï
23-29 Ne terra in solitudinem redigatur
Levit. 16-10 Et emittat eum in solitudinem
26-31 Ut urbes vestras redigam in solitudinem
-34 Tunc placebunt terræ sabbata sua cunctis diebus solitudinis suæ
-35 Et requiescet in sabbatis solitudinis suæ
-43 Patiens solitudinem propter illos
Num. 10-12 Et recubuit nubes in solitudine Pharan
14- 3 Et in hac vasta solitudine utinam pereamus
-16 Idcirco occidit eos in solitudine
-22 Et signa quæ feci in Ægypto et in solitudine
-25 Et revertimini in solitudinem per viam
-29 In solitudine hac jacebunt cadavera vestra
-32 Vestra cadavera jacebunt in solitudine
-35 In solitudine hac deficiet, et morietur
15-32 Cum essent filii Israël in solitudine
20- 4 Cur eduxistis ecclesiam Dom. in solitudinem
21- 5 Cur eduxisti... ut moreremur in solitudine?
-11 Fixere tentoria in Jeabarim in solitudine
-18 De solitudine Matthana
23-28 Super verticem montis Phogor, qui respicit solitudinem
26-65 Quod omnes morerentur in solitudine
32-15 In solitudine populum derelinquet
33- 6 Quæ est in extremis finibus solitudinis
- 8 Transierunt per med. mare in solitudinem
-16 Sed et de solitudine Sinaï egressi, venerunt
34- 3 Pars Meridiana incipiet a solitudine Sin
Deut. 1- 1 Trans Jordanem in solitudine campestri
-31 In solitudine (ipse vidisti) portavit te Dom.
-40 Abite in solitudinem per viam maris Rubri
2- 1 Profectique inde venimus in solitudinem
- 7 Quom. transieris solitudinem hanc magnam
-26 Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth
3-17 Et planitiem solitudinis, atque Jordanem
4-43 Bosor in solitudine, quæ sita est in terra
-49 Ad Orient. plagam, usq. ad mare Solitudinis
8-15 Et ductor tuus fuit in solitudine magna
-16 Et cibavit te manna in solitudine
9- 7 Ne obliviscaris, quom. ad iracundiam provocaveris Dom. Deum t. in solitudine
-28 Eduxit ut interficeret eos in solitudine
11- 5 Vobisque quæ fecerit in solitudine
32-10 In loco horroris et vastæ solitudinis
Josue. 3-16 In mare Solitudinis, quod nunc vocatur
5- 6 Per quadraginta annos itineris latissimæ solitudinis
8-15 Fugientes per solitudinis viam
-20 Et tendebant ad solitudinem
12- 1 Orient. plagam, quæ respicit solitudinem
- 3 Et a solitudine usque ad mare Ceneroth
- 8 In Asedoth et in solitudine... Hethæus fuit
14-10 Quando ambulabat Israël per solitudinem
16- 1 Solitudo quæ ascendit de Jericho ad montem
18-12 Et perveniens ad solitudinem Bethaven
20- 8 Bosor, quæ sita est in campestri solitudine
21-36 Civitates refugii, Bosor in solitudine, Misor
24- 7 Et habitastis in solitudine multo tempore
Judic. 11-16 Ambulavit per solitudinem usque ad mare
-22 Et de solitudine usque ad Jordanem
20-45 Cum vidissent... fugerunt in solitudinem
-47 Evadere et fugere in solitudinem potuerunt
1 Reg. 23-14 Mansitque in monte solitudinis Ziph
25- 2 Erat autem vir quispiam in solitudine Maon
26- 1 Hachila, quæ est ex adverso solitudinis
- 3 Hachila, quæ erat ex adverso solitudinis
3 Reg. 9-18 Et Baalath, et Palmyram in terra solitudinis
4 Reg. 14-25 Ab introitu Emath, usq. ad mare Solitudinis
25- 4 Per viam, quæ ducit ad campest. solitudinis
1 Par. 6-78 Bosor in solitudine cum suburbanis suis
2 Par. 1- 3 Quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine
20-16 Torrentis, qui est contra solitudinem Jeruël
-24 Venisset ad spec., quæ respicit solitudinem
26-10 Extruxit etiam turres in solitudine
1 Esdr. 9- 9 Et extrueret solitudines ejus
Esth. 16-14 Insidiaretur nostræ solitudini
Job. 3-14 Cum regibus.. qui ædificant sibi solitudines
30- 3 Et fame steriles, qui rodebant in solitudine
39- 6 Cui dedi in solitudine domum, et tabernac.
Psal. 54- 8 Ecce elongavi fugiens : et mansi in solitudine
101- 7 Similis factus sum pelicano solitudinis
106- 4 Erraverunt in soltiudine in inaquoso
Isai. 13- 9 Ad ponendam terram in solitudinem
24-12 Relicta est in urbe solitudo, et calamitas
32-16 Et habitabit in solitudine judicium
35- 1 Et exultabit solitudo, et florebit quasi lilium
- 6 In deserto aquæ, et torrentes in solitudine
40- 3 Rectas fac. in solitudine semitas Dei nostri
41-19 Dabo in solitudinem cedrum et spinam
49-19 Quia deserta tua, et solitudines tuæ, et terra
51- 3 Et ponet.. et solitudinem ejus quasi hortum
60-12 Et gentes solitudine vastabuntur
Jerem. 2-15 Posuerunt terram ejus in solitudinem
-24 Onager assuetus in solitudine, in desiderio
-31 Numquid solitudo factus sum Israëli
3- 2 Expectans eos quasi latro in solitudine
4- 7 Ut ponat terram tuam in solitudinem
9- 2 Quis dabit me in solitudine diversorium
10-22 Ut ponat civitates Juda solitudinem
12-10 Dederunt portionem meam desiderabilem in desertum solitudinis
22- 5 Quia in solitudinem erit domus hæc
- 6 Si non posuero te solitudinem
25- 9 Et ponam eos.. et in solitudines sempiternas
-11 Et erit universa terra hæc in solitudinem
-12 Et ponam illam in solitudines sempiternas
-18 Ut darem eos in solitudinem et in stuporem
27-17 Quare datur hæc civitas in solitudinem
34-22 Et civitates Juda dabo in solitudinem
39- 5 Et comprehenderunt Sedeciam in campo solitudinis Jerichontinæ
44- 6 Et versæ sunt in solitudinem et vastitatem
46-19 Quia Memphis in solitudinem erit
49-13 Quod in solitudinem.. erit Bosra : et omnes civitates ejus erunt in solitudines sempit.
50- 3 Quæ ponet terram ejus in solitudinem
-13 Non habitabitur, sed redigetur tota in solitudinem
51-62 Et ut sit perpetua solitudo
Ezech. 20-18 Dixi autem ad filios eorum in solitudine
-23 Levavi manum meam in eos in solitudine
26-20 In terra novissima sicut solitudines veteres
29- 9 Et erit terra Ægypti... in solitudinem
-10 Daboque terram Ægypti in solitudines
33-28 Dabo terram in solitudinem et in desertum
35- 9 In solitudines sempiternas tradam te
-14 Lætante universa terra, in solitudinem te redigam
Osee. 2- 3 Ne forte... et ponam eam quasi solitudinem
-14 Lactabo eam, et ducam eam in solitudinem
13- 5 Ego cognovi te in deserto in terra solitudinis
Joel. 2- 3 Coram eo et post eum solitudo deserti
Soph. 2-13 Ponet speciosam in solitudinem et in invium
Malac. 1- 3 Et posui montes ejus in solitudinem
1 Mac. 1-41 Sanctificatio ejus desolata est sicut solitudo
Marc. 8- 4 Quis poterit hic saturare panib. in solitudine
Act. 7-38 Qui fuit in Ecclesia in solitudine cum Angelo
2 Cor. 11-26 Periculis in solitudine, periculis in mari
Hebr. 11-38 In solitudinibus errantes, in montibus
Apoc. 12- 6 Et mulier fugit in solitudinem

SOLITUS, A, UM; *et* SOLITO.

Gen. 40- 7 Cur tristior est hodie solito facies vestra?
Exod. 2-18 Cur velocius venistis solito?
Levit. 13-30 Et capillus flavus solitoque subtilior
Num. 29- 6 Holocaustum sempit. cum libationib. solitis
Judic. 8-26 Quibus reges Madian uti soliti erant
15- 1 Cumque cubiculum ejus solito vellet intrare
20-32 Putaverunt enim solito eos more cædere
4 Reg. 17- 4 Sicut singulis annis solitus erat
Esth. 1-14 Et primi post eum residere soliti erant
2-20 Cuncta faciebat, ut eo tempore solita erat
Jerem. 48-33 Nequ. calcator uvæ solitum celeuma cant.
2 Mac. 14-31 Et sacerdotibus solitas hostias offerentibus

SOLIUM.

Gen. 41-40 Uno tantum regni solio te præcedam
Exod. 11- 5 A primogenito Pharaonis qui sedet in solio ej.
12-29 A primog. Pharaonis, qui in solio ej. sedebat
17-16 Quia manus solii Dom... erit contra Amalec
Deut. 17-18 Postquam autem sederit in solio regni sui
1 Reg. 2- 8 Ut sedeat... et solium gloriæ teneat
3 Reg. 1-13 Regnabit post me, et ipse sedebit in solio m.
-17 Regnabit post me, et ipse sedebit in solio m.
-20 Ut indices eis, quis sedere debeat in solio t.
-30 Et ipse sedebit super solium meum pro me
-35 Et veniet, et sedebit super solium meum
-37 Sit cum Salomone, et sublimius faciat solium ejus a solio domini mei regis David
-46 Sed et Salomon sedet super solium regni
-48 Qui dedit hodie sedentem in solio meo
3 Reg. 2- 4 Non auferetur tibi vir de solio Israël
-24 Collocavit me super solium David patris m.
5- 5 Quem dabo pro te super solium tuum
7- 7 Porticum quoq. solii in qua tribunal est, fecit
8-13 Firmissimum solium tuum in sempiternum
-49 Exaudies in cœlo, in firmamento solii tui
9- 5 Non auferetur vir de genere tuo de solio Isr.
16-11 Cumq. regnasset, et sedisset super solium ej.
22-10 Sedebant unusquisque in solio suo
-19 Vidi Domin. sedentem super solium suum
4 Reg. 10- 3 Et eum ponite super solium patris sui
13-13 Jeroboam autem sedit super solium ejus
1 Par. 17-12 Et firmabo solium ejus usque in æternum
22-10 Firmaboque solium regni ejus super Israël
29-23 Seditque Salomon super solium Domini
2 Par. 9-17 Fecit quoque rex solium eburneum grande
-18 Gradus, quibus ascendebatur ad solium
-19 Non fuit tale solium in universis regnis
18- 9 Uterque sedebant in solio suo
-18 Vidi Dominum sedentem in solio suo
23-20 Et collocaverunt eum in solio regali
Esth. 1- 2 Quando sedit in solio regni sui
3- 1 Et posuit solium ejus super omn. principes
5- 1 At ille sedebat super solium suum
15- 9 Ubi ille residebat super solium regni sui
-11 Et festinus ac metuens exilivit de solio
Job. 23- 3 Et veniam usque ad solium ejus
26- 9 Qui tenet vultum solii sui
36- 7 Et reges in solio collocat in perpetuum
Prov. 16-12 Quoniam justitia firmatur solium
20- 8 Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat
Isai. 6- 1 Sedentem super solium excelsum et elevat.
9- 7 Super solium David, et super regnum ejus
14- 9 Omnes principes terræ surrexerunt de soliis
-13 Super astra Dei exaltabo solium meum
16- 5 Et præparabitur in misericordia solium
22-23 Et erit in solium gloriæ domui patris ejus
47- 1 Non est solium filiæ Chaldæorum
Jerem. 1-15 Ponent unusquisque solium suum in introitu
3-17 In tempore illo vocabunt Jerus. solium Do.
14-21 Neq. facias nobis contumeliam solii gloriæ
17-12 Solium gloriæ altitudinis a principio
-25 Reges et principes, sedentes super solium
22- 2 Rex Juda qui sedes super solium David
-30 Vir qui sedeat super solium David
29-16 Ad regem qui sedet super solium David
36-30 Non erit ex eo qui sedeat super solium Dav.
43-10 Et statuet solium suum super eos
49-38 Et ponam solium meum in Ælam
Thren. 5-19 Solium t. in generationem et generationem
Ezech. 10- 1 Quasi species similitudinis solii
43- 7 Locus solii mei, et locus vestigiorum pedum
Dan. 5-20 Depositus est de solio regni sui
Amos. 6- 3 Et appropinquatis solio iniquitatis
Abdiæ. - 3 Exaltantem solium tuum : qui dicis in corde
Jonæ. 3- 6 Surrexit de solio suo, et abjecit vestiment.
Aggæi. 2-23 Et subvertam solium regnorum
Zach. 6-13 Et sedebit, et dominabitur super solio suo, et erit sacerdos super solio suo

SOLLICITE.

Deut. 4- 9 Custodi... et animam tuam sollicite
-15 Custodite igitur sollicite animas vestras
13-14 Quære sollicite et diligenter
24- 8 Quod præcepi eis, et imple sollicite
Dan. 13-12 Observabant quotidie sollicitius videre eam
Luc. 7- 4 Rogabant eum sollicite, dicentes
2 Tim. 1-17 Sollicite me quæsivit, et invenit
2-15 Sollicite cura te ipsum probabilem exhibere
Tit. 3-13 Sollicite præmitte, ut nihil illis desit

SOLLICITO, AS.

Exod. 5- 4 Quare Moyses et Aaron sollicitatis popul.?
Deut. 24- 7 Si deprehensus fuerit homo sollicitans frat.
2 Reg. 15- 6 Et sollicitabat corda virorum Israël
Job. 23-15 Et considerans eum, timore sollicitor

SOLLICITUDO.

Gen. 31-35 Sic delusa sollicitudo quærentis est
Eccle. 2-21 In sapientia, et doctrina, et sollicitudine
-26 Vanitas est, et cassa sollicitudo mentis
Sap. 14-17 Tanq. præsentem colerent sua sollicitudine
19- 2 Cum magna sollicitudine præmisissent illos
Eccli. 38-32 Qui in sollicitudine positus est semper
42- 9 Et sollicitudo ejus aufert somnum
Jerem. 49-23 Præ sollicitudine quiescere non potuit
Ezech. 4-16 Comedent panem in pond. et in sollicitudine
12-19 Panem suum in sollicitudine comedent
1 Mac. 6-10 Et corrui corde præ sollicitudine
16-14 Et sollicitudinem gerens earum, descendit
2 Mac. 15-18 Pro fratribus et cognatis minor sollicitudo
-19 Non minima sollicitudo habebat pro his
Matth. 13-22 Sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiar.
Luc. 8-14 Et a sollicitudinibus, et divitiis, et voluptat.
Rom. 12- 8 Qui præest in sollicitudine

Rom. 12-11 Sollicitudine non pigri : spiritu ferventes
1 Cor. 7-32 Volo autem vos sine sollicitudine esse
2 Cor. 7-11 Quantam in vobis operatur sollicitudinem
-12 Sed ad manifestandam sollicitudinem nostr.
8- 7 Et scientia, et omni sollicitudine
- 8 Sed per aliorum sollicitudinem
-16 Qui dedit eamdem sollicitudinem pro vobis
11-28 Instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum
Colos. 2- 1 Scire qual sollicitudinem habeam pro vobis
1 Thes. 2- 2 Evangelium Dei in multa sollicitudine
Hebr. 6-11 Unumquemque vestrum eamdem ostentare sollicitudinem
1 Petr. 5- 7 Omnem sollicitudinem vestram projicientes
Judæ. - 3 Omn. sollicitudinem faciens scribendi vobis

SOLLICITUS, A, UM.

Josue. 23- 6 Tantum confortamini, et estote solliciti
1 Reg. 9- 5 Et sollicitus sit pro nobis
-20 Ne sollicitus sis, quia inventæ sunt
10- 2 Sollicitus est pro vobis, et dicit
Tobiæ. 1-20 Occisis sepulturam sollicitus exhibebat
5-18 Sed ne forte sollicitum te reddam
10- 1 Sollicitus erat pater ejus Tobias
Psal. 39-18 Dominus sollicitus est mihi
Prov. 11- 7 Et expectatio sollicitorum peribit
Eccle. 2-19 Quibus desudavi et sollicitus fui
Isai. 57-11 Pro quo sollicita timuisti, quia mentita es
Jerem. 17- 8 In tempore siccitatis non erit sollicitum
38-19 Sollicitus sum propter Judæos
42-16 Et fames, pro qua estis, solliciti adhærebit
Baruc. 3-18 Qui argentum fabricant, et solliciti sunt
Mich. 6- 8 Et sollicitum ambulare cum Deo tuo
Matth. 6-25 Dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ
-28 Et de vestimento quid solliciti estis ?
-31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes
-34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum
Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi
Luc. 10-41 Martha, Martha, sollicita es, et turbaris
12-11 Nolite solliciti esse qualiter aut quid resp.
-22 Nolite solliciti esse animæ vestræ
-26 Quid de cæteris solliciti estis ?
1 Cor. 7-32 Sine uxore est, sollicitus est quæ Dom. sunt
-33 Cum uxore est, sollicitus est quæ s. mundi
12-25 Pro invicem sollicita sint membra
2 Cor. 8-17 Cum sollicitior esset, sua voluntate profectus
-22 In multis sæpe sollicitum esse : nunc autem multo sollicitiorem
Galat. 2-10 Quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere
Ephes. 4- 3 Solliciti servare unitatem Spiritus
Philip. 2-20 Qui sincera affectione pro vob. sollicitus sit
4- 6 Nihil solliciti sitis : sed in omni oratione
Colos. 4-12 Semper sollicitus pro vobis in orationibus

SOLUM.

Levit. 19- 9 Non tondebis usque ad solum superficiem
23-22 Non secabitis eam usque ad solum
Eccli. 33-10 Et omnes homines de solo, et ex terra
Nahum. 2- 6 Et templum ad solum dirutum
2 Mac. 9-14 Veniebat ut eam ad solum deduceret

SOLUM. *Adverb.*

Deut. 12-23 Hoc solum cave, ne sanguinem comedas
15-23 Hoc solum observabis, ut sanguinem eorum non comedas
4 Reg. 5-18 Hoc autem solum est, de quo depreceris
2 Par. 20-12 Hoc solum habemus residui
31- 1 Non solum de universo Juda et Benjamin
Judith. 11- 5 Non solum homines serviunt illi per te
Esth. 1-16 Non solum regem læsit regina Vasthi
5- 9 Et non solum non assurrexisse sibi
16- 3 Non solum subjectos regibus nituntur oppr.
-24 Ut non solum hominibus, sed etiam bestiis
Job. 17- 1 Et solum mihi superest sepulcrum
Eccle. 8-15 Et hoc solum secum auferret de labore suo
Sap. 11-20 Quarum non solum læsura poterat illos ext.
19-14 Non solum hæc, sed et alius quid. respectus
Prolog. Eccli. Non solum ipsos loquentes necesse est esse
Non autem solum hæc, sed et ipsa lex
2 Mac. 4-35 Ob quam causam non solum Judæi
6-31 Non solum juvenibus, sed et universæ genti
7-24 Non solum verb. hortabatur, sed et cum jur.
11- 9 Non solum homines, sed et bestias ferociss.
Matth. 21-21 Non solum de ficulnea facietis
Joan. 5-18 Quia non solum solvebat sabbatum
Act. 19-26 Quia non solum Ephesi, sed pene totius Asiæ
-27 Non solum autem hæc periclitabitur
21-13 Ego enim non solum alligari, sed et mori
27-10 Et multo damno, non solum oneris et navis
Rom. 1-32 Et non solum qui ea faciunt
4-16 Non ei qui ex lege est solum, sed et ei qui ex fide est Abrahæ
5- 3 Non solum a., sed et gloriamur in tribulat.
-11 Non solum autem, sed et gloriamur in Deo
8-23 Non solum autem illa, sed et nos ipsi
Rom. 9-10 Non solum autem illa, sed et Rebecca
-24 Et vocavit nos non solum ex Judæis
13- 5 Non solum propter iram, sed etiam propter
2 Cor. 7- 7 Non solum autem in adventu ejus
8-10 Qui non solum facere, sed et velle cœpistis
-19 Non solum autem, sed et ordinatus est
-21 Non solum coram D., sed etiam coram hom.
9-12 Non solum supplet ea quæ desunt sanctis
Galat. 3- 2 Hoc solum a vobis volo discere
Ephes. 1-21 Non solum in hoc sæculo, sed etiam in futuro
Philip. 1-29 Non solum ut in eum credatis
2-27 Non solum autem ejus, verum etiam et mei
1 Thes. 1- 8 Non solum in Macedonia et in Achaia
2- 8 Non solum Evangel. Dei, sed etiam animas
1 Tim. 5-13 Non solum otiosæ, sed et verbosæ
2 Tim. 2-20 Non solum sunt vasa aurea, et argentea
Hebr. 12-26 Ego movebo non solum terram, sed et cœl.
1 Joan. 5- 6 Non in aqua solum, sed in aqua et sanguine

SOLUMMODO.

Eccle. 7-30 Solummodo hoc inveni, quod fecerit Deus
Isai. 33-21 Quia solummodo ibi magnificus est Dom.
Act. 24-21 Nisi de una hac solummodo voce
Hebr. 9- 9 Solummodo in cibis et in potibus

SOLUS, A, UM.

Gen. 2-18 Non est bonum esse hominem solum
7-23 Remansit autem solus Noë
32-24 Mansit solus : et ecce vir luctabatur
42-38 Frater ej. mortuus est, et ipse solus remansit
44-20 Et ipsum solum habet mater sua
Exod. 18-14 Cur solus sedes, et omnis populus præstol.
-18 Solus illud non poteris sustinere
22-20 Qui immolat... præterquam Domino soli
-27 Ipsum enim est solum quo operitur
24- 2 Solusque Moyses ascendet ad Dominum
Levit. 13-46 Et immundus, solus habitabit extra castra
Num. 11-14 Non possum solus sustinere o. hunc popul.
-17 Et non tu solus graveris
12- 2 Num per solum Moysen locutus est Domin.
18-23 Solis filiis Levi mihi in tabernaculo servient.
23- 9 Populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur
Deut. 1-10 Non possum solus sustinere vos
-12 Non valeo solus negotia vestra sustinere
3-11 Solus quippe Og rex Basan restiterat
6-13 Deum tuum timebis, et illi soli servies
8- 3 Quod non in solo pane vivat homo
10-20 Deum tuum timebis, et ei soli servies
22-25 Concubuerit cum ea, ipse morietur solus
-27 Sola erat in agro : clamavit, et nullus affuit
29-14 Nec vobis solis ego hoc fœdus ferio
32-12 Dominus solus dux ejus fuit
-39 Videte quod ego sim solus, et non sit alius
32-12 Dominus solus dux ejus fuit
-39 Videte quod ego sim solus, et non sit alius
33-28 Habitabit Israël confidenter et solus
Josue. 6-17 Sola Rahab meretrix vivat cum universis
11-22 Geth et Azoto, in quibus solis relicti sunt
17- 3 Non erant filii, sed solæ filiæ
22-20 Atque utinam solus periisset in scelere suo
Judic. 3-20 Sedebat autem in æstivo cœnaculo solus
6-37 Si ros in solo vellere fuerit
-39 Oro ut solum vellus siccum sit
-40 Ut postulav. : et fuit siccitas in solo vellere
7-10 Sin a. solus ire formidas, descendat tecum
Ruth. 1-17 Si non sola mors me et te separaverit
1 Reg. 5- 5 Dagon solus truncus remanserat in loco suo
7- 3 Et servite ei soli, et eruet vos de manu Phil.
- 4 Et servierunt Domino soli
10-19 Qui solus salvavit vos de universis malis
18- 8 Quid ei superest, nisi solum regnum ?
21- 1 Quare tu solus, et nullus est tecum ?
24- 3 Petras, quæ solis ibicibus perviæ sunt
2 Reg. 2-10 Sola autem domus Juda sequebatur David
13-32 Amnon solus mortuus est
-33 Quoniam Amnon solus mortuus est
18-24 Elevans oculos, vidit hom. currentem solum
-25 Si solus est, bonus est nuntius in ore ejus
-26 Apparet mihi alter homo currens solus
20-21 Tradite illum solum, et recedemus a civitate
3 Reg. 8-39 Quia tu nosti solus cor omnium filiorum
12-20 Præter tribum Juda solam
14-13 Iste enim solus inferetur de Jeroboam
18-22 Ego remansi propheta Domini solus
19-10 Derelictus sum ego solus, et quærunt anim.
-14 Derelictus sum ego solus, et quærunt anim.
4 Reg. 10-23 Sed ut sint servi Baal soli
19-11 Num ergo solus poteris liberari ?
-15 Tu es Deus solus regum omnium terræ
-19 Quia tu es Dominus Deus solus
2 Par. 6-30 Tu enim solus nosti corda filiorum homin.
18-30 Nisi contra solum regem Israël
1 Esdr. 4- 3 Nos ipsi soli ædificabimus Domino Deo
2 Esdr. 9- 6 Tu ipse, Domine, solus tu fecisti cœlum
Tobiæ. 1- 5 Hic solus fugiebat consortia omnium
8- 9 Sed sola posteritatis dilectione
-19 Quia tu es Deus solus in universa terra
Judith. 3-13 Ut ipse solus diceretur Deus ab his nation.
11- 6 Quoniam tu solus bonus et potens es
13- 3 Eratque Judith sola in cubiculo
15- 1 Solo tremore et metu agitati, fugæ præsid.
Esth. 3- 2 Solus Mardochæus non flectebat genu
14- 3 Domine mi, qui rex noster es solus
Job. 1-15 Et evasi ego solus ut nuntiarem tibi
-16 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
-17 Et ego fugi solus ut nuntiarem tibi
-19 Et effugi ego solus ut nuntiarem tibi
9- 8 Qui extendit cœlos solus, et graditur
11- 3 Tibi soli tacebunt homines ?
12- 2 Ergo vos estis soli homines ?
14- 4 Nonne tu qui solus es ?
15-19 Quibus solis data est terra, et non transivit
23-13 Ipse enim solus est, et nemo avertere potest
31-17 Si comedi buccellam meam solus
Psal. 50- 6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci
70-16 Domine, memorabor justitiæ tuæ solius
71-18 Deus Israël, qui facit mirabilia solus
82-19 Tu solus Altissimus in omni terra
85-10 Et faciens mirabilia : tu es Deus solus
135- 4 Qui facit mirabilia magna solus
148-13 Quia exaltatum est nomen ejus solius
Prov. 5-17 Habeto eas solus, nec sint alieni participes t.
9-12 Si autem illusor, solus portabis malum
Eccle. 4-10 Væ soli : quia cum ceciderit non habet sub.
Sap. 10- 1 Cum solus esset creatus, custodivit
11-22 Multum e. valere tibi soli supererat semper
17-20 Solis autem illis superposita erat gravis nox
18-25 Erat enim sola tentatio iræ sufficiens
Eccli. 3-21 Quoniam magna potentia Dei solius
11- 4 Quoniam mirabilia opera Altissimi solius
-19 Et nunc manducabo de bonis meis solus
18- 1 Deus solus justificabitur, et manet invictus
24- 8 Gyrum cœli circuivi sola, et profundum abyssi penetravi
-47 Videte quoniam non soli mihi laboravi
33-18 Respicite quoniam non mihi soli laboravi
34-22 Dom. solus sustinentibus se in via veritatis
37- 1 Sed est amicus solo nomine amicus
45-16 Sed tantum filii ipsius soli et nepotes ejus
Isai. 2-11 Exaltabitur a. Dominus solus in die illa
-17 Et elevabitur Dominus solus in die illa
5- 8 Numquid habitabitis vos soli in medio terræ
28-19 Sola vexatio intellectum dabit auditui
37-16 Tu es Deus solus omnium regnorum terræ
-20 Et cognoscant... quia tu es Dominus solus
44-24 Extendens cœlos solus, stabiliens terram
49-21 Ego destituta et sola : et isti ubi erant ?
63- 3 Torcular calcavi solus
Jerem. 15-17 Solus sedebam, qu. comminatione replesti
17- 4 Et relinqueris sola ab hæreditate tua
49-31 Non ostia, nec vectes eis : soli habitant
Thren. 1- 1 Quomodo sedet sola civitas plena populo
Baruc. 4-19 Ambulate : ego enim derelicta sum sola
Ezech. 14-16 Ipsi soli liberabuntur, terra a. desolabitur
-18 Sed ipsi soli liberabuntur
Dan. 3-45 Et sciant quia tu es Dominus Deus solus
10- 7 Vidi autem ego Daniel solus visionem
- 8 Relictus solus vidi visionem grandem hanc
11-41 Hæ autem solæ salvabuntur de manu ejus
13-14 Quando eam possent invenire solam
-15 Cum duabus solis puellis, voluitque lavari
-36 Cum deambularemus in pomario soli
Mich. 7-14 Habitantes solos in saltu, in medio Carmeli
1 Mac. 10-70 Dicens : Tu solus resistis nobis
13- 4 Et relictus sum ego solus
2 Mac. 1-24 Justus et misericors, qui solus es bonus rex
-25 Solus præstans, solus justus, et omnipotens
7-37 Confiteri quod ipse est Deus solus
8-20 Ipsi sex millia soli peremerunt centum vig.
-35 Per mediterranea fugiens, solus venit Ant.
Matth. 4- 4 Scriptum est : Non in solo pane vivit homo
-10 Deum tuum adorabis, et illi soli servies
12- 4 Non licebat ei edere... nisi solis sacerdotibus
14-23 Ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto solus erat ibi
17- 8 Neminem viderunt, nisi solum Jesum
18-15 Corripe eum inter te et ipsum solum
24-36 Neque Angeli cœlorum, nisi solus Pater
Marc. 2- 7 Quis potest dimittere peccata, nisi solus D.
6-47 Navis in medio mari, et ipse solus in terra
9- 1 Ducit illos in montem excels. seorsum solos
Luc. 4- 4 Quia non in solo pane vivit homo
- 8 Deum tuum adorabis, et illi soli servies
5-21 Quis potest dimittere peccata, nisi solus D.
9-18 Et factum est, cum solus esset orans
-36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus
10-40 Quod soror m. reliquit me solam ministrare

Luc. 18-19 Nemo bonus, nisi solus Deus
24-12 Et procumbens vidit linteamina sola posita
-18 Dixit ei : Tu solus peregrinus es in Jerusal.
Joan. 5-44 Et gloriam, quæ a solo Deo est, non quæritis
6-15 Jesus... fugit iterum in montem ipse solus
-22 Sed soli Discipuli ejus abiissent
8- 9 Et remansit solus Jesus, et mulier in medio
-16 Quia solus non sum : sed ego, et qui misit me
-29 Mecum est, et non reliquit me solum
12-25 Ipsum solum manet : si a. mortuum fuerit
16-32 Et me solum relinquatis : et non sum solus
17- 3 Ut cognoscant te, solum Deum verum
Act. 11-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
15-34 Judas autem solus abiit Jerusalem
Rom. 11- 3 Et ego relictus sum solus, et quærunt anim.
16- 4 Quibus non solus ego gratias ago
-27 Soli sapienti Deo, per Jesum Christum
1 Cor. 9- 6 Aut ego solus, et Barnabas, non habemus
14-36 An a vobis verbum Dei processit ? aut in vos solos pervenit ?
Philip. 4-15 Nulla mihi Ecclesia communicavit... nisi vos soli
Colos. 4-11 Hi soli sunt adjutores mei in regno Dei
1 Thes. 3- 1 Placuit nobis remanere Athenis, solis
1 Tim. 1-17 Soli Deo honor et gloria in sæcula sæculor.
6-15 Beatus et solus potens, Rex regum, et Dom.
-16 Qui solus habet immortalitatem
2 Tim. 4-11 Lucas est mecum solus. Marcum assume
Hebr. 9- 7 In secundo a. semel in anno solus pontifex
2 Joan. - 1 Et non ego solus, sed et o. qui cognoverunt
Judæ. - 4 Solum Dominatorem.. Jesum Chr. negantes
-25 Soli Deo Salvatori nostro... gloria
Apoc. 15- 4 Quia solus pius es : quon. o. gentes venient

SOLUTIO.

Eccle. 7-30 Et quis cognovit solutionem verbi ?
Dan. 2-16 Tempus daret sibi ad solutionem indicandam regi
-24 Et solutionem regi narrabo
-25 Qui solutionem regi annuntiet
4- 3 Et ut solutionem somnii indicarent mihi
- 4 Et solutionem ejus non indicaverunt mihi
- 6 Quas vidi, et solutionem earum narra
-15 Non queunt solutionem edicere mihi
5-12 Ac solutio ligatorum, inventæ sunt in eo
1 Cor. 7-27 Alligatus es uxori ? noli quærere solutionem

SOLVO.

Gen. 27-40 Et solvas jugum ejus de cervicibus tuis
47-26 In universa terra Ægypti, regibus quinta pars solvitur
Exod. 3- 5 Solve calceamentum de pedibus tuis
Levit. 22-18 Vel vota solvens, vel sponte offerens
-23 Votum autem ex eis solvi non potest
Num. 15- 3 Vota solventes, vel sponte offerentes munera
Josue. 5-16 Solve, inquit, calceamentum tuum
9-13 Nunc rupti sunt et soluti
Judic. 14-12 Si solveritis mihi intra septem dies convivii
-13 Sin autem non potueritis solvere
-14 Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere
-19 Vestes dedit iis qui problema solverant
Ruth. 4- 7 Solvebat homo calceamentum suum
- 8 Quod statim solvit de pede suo
2 Reg. 17- 2 Quippe qui lassus est, et solutis manibus
-10 Cujus cor est quasi leonis, pavore solvetur
4 Reg. 3- 4 Et solvebat regi Israel centum millia agnor.
Judith. 6-10 Quem solventes duxerunt ad Bethuliam
Job. 6- 9 Solvat manum suam, et succidat me
-17 Et ut incaluerit, solventur de loco suo
28- 2 Et lapis solutus calore, in æs vertitur
39- 5 Et vincula ejus quis solvit ?
Psal. 36-21 Mutuabitur peccator, et non solvet
101-21 Ut solveret filios interemptorum
104-20 Misit rex, et solvit eum, princeps populorum
145- 7 Dominus solvit compeditos
Eccli. 3-17 Sicut in sereno glacies, solventur peccata t.
28- 2 Et tunc deprecanti tibi peccata solventur
Isai. 5-27 Neque solvetur cingulum renum ejus
19-21 Et vota vovebunt Domino, et solvent
20- 2 Vade, et solve saccum de lumbis tuis
52- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion
58- 6 Solve fasciculos deprimentes ; dimitte eos
Jerem. 40- 4 Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenis
Ezech. 17-16 Et solvit pactum, quod habebat cum eo
-18 Spreverat e. juramentum ut solveret fœdus
Dan. 3-92 Ecce ego video quatuor viros solutos
5- 6 Et compages renum ejus solvebantur
Osee. 5-13 Nec solvere poterit a vobis vinculum
1 Mac. 10-33 Ut om. a tributis solvantur, etiam pecor. s.
2 Mac. 12-46 Pro defunct. exorare, ut a peccatis solvantur
Matth. 5-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem
Non veni solvere, sed adimplere
-19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis
Matth. 16-19 Quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis
17-23 Magister vester non solvit didrachma
18-18 Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in cœlo
21- 2 Solvite, et adducite mihi
Marc. 1- 7 Solvere corrigiam calceamentorum ejus
7-35 Et solutum est vinculum linguæ ejus
11- 2 Pullum ligatum... solvite illum, et adducite
- 4 Invenerunt pullum... et solvunt eum
- 5 Dicebant illis : Quid facitis solventes pull. ?
Luc. 3-16 Non sum dignus solvere corrigiam calceam.
13-15 Sabbato non solvit bovem s., aut asinum
-16 Non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati
19-30 Invenietis pullum... solvite illum, et adduc.
-31 Si quis vos interrogaverit : Quare solvitis ?
-33 Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini ejus ad illos : Quid solvitis pullum ?
Joan. 1-27 Non sum dignus ut solvam ejus corrigiam
2-19 Et dixit eis : Solvite templum hoc
5-18 Quia non solum solvebat sabbatum
7-23 Ut non solvatur lex Moysi
10-35 Et non potest solvi Scriptura
11-44 Dixit eis Jesus : Solvite eum, et sinite abire
Act. 2-24 Quem D. suscitavit, solutis doloribus inferni
7-33 Solve calceamentum pedum tuorum
13-25 Non sum dignus calceamenta pedum solvere
16-26 Et universorum vincula soluta sunt
22-30 Solvit eum, et jussit sacerdotes convenire
23- 7 Facta est dissensio... et soluta est multitudo
27-41 Puppis vero solvebatur a vi maris
Rom. 7- 2 Mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri
- 6 Nunc autem soluti sumus a lege mortis
1 Cor. 7-27 Solutus es ab uxore ? noli quærere uxorem
Ephes. 2-14 Et medium parietem maceriæ solvens
Hebr. 12-12 Remissas manus et soluta genua erigite
2 Petr. 3-10 Elementa vero calore solventur
-12 Per quem cœli ardentes solventur
1 Joan. 4- 3 Et omnis spiritus qui solvit Jesum
Apoc. 5- 2 Quis est dignus... et solvere signacula ejus ?
- 5 Et solvere septem signacula ejus
9-14 Solve quatuor Angelos, qui alligati sunt
-15 Soluti sunt quatuor Angeli, qui parati erant
20- 3 Oportet illum solvi modico tempore
- 7 Solvetur Satanas de carcere suo, et exibit

SOMER I.

Vir Samaritanus qui Amri regi Israel vendidit montem nomine Somer, in quo extructa est Samaria. — SOMER II. *Pater Jozabad istius qui interfecit regem Joas in domo sua Mello.* — SOMER III. *Filius Moholi filii Musi, pa- terque Boni, de stirpe Merari.* — SOMER IV. *Filius secundus Heber filii Bariæ filii Aser.*

3 Reg. 16-24 Emitque montem Samariæ a Somer
4 Reg. 12-21 Et Jozabad filius Somer, servi ejus
1 Par. 6-46 Filii Amasai, filii Boni, filii Somer
7-32 Heber autem genuit Jephlat et Somer
-34 Filii Somer : Ahi, et Roaga, et Haba

SOMNIATOR.

Gen. 37-19 Mutuo loquebantur : Ecce somniator venit
Deut. 13- 3 Non audies verba proph. ill. aut somniatoris
Jerem. 27- 9 Nolite audire... et divinos et somniatores
Zach. 10- 2 Et somniatores locuti sunt frustra

SOMNIO.

Isai. 29- 8 Et sicut somniat esuriens, et comedit
Et sicut somniat sitiens, et bibit
Jerem. 23-25 Atque dicentes : Somniavi, somniavi
-32 Ecce ego ad prophetas somniantes mendac.
29- 8 Et ne attendatis ad somnia vestra, quæ vos somniatis
Joel. 2-28 Senes vestri somnia somniabunt
Act. 2-17 Et seniores vestri somnia somniabunt

SOMNIUM.

Gen. 20- 3 Venit a. Deus ad Abimelech per somnium
37- 5 Accidit quoque ut visum somnium referret
- 6 Dixitque ad eos : Audite somnium meum
- 8 Hæc ergo causa somniorum atq. sermonum
- 9 Aliud quoque vidit somnium, quod narrans
-10 Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti ?
-20 Et tunc apparebit quid illi prosint somnia s.
40- 5 Videruntque ambo somnium nocte una
- 8 Somnium vidimus, et non est qui interpret.
- 9 Narravit prior, præpositus pinc., somnium
-12 Hæc est interpretatio somnii : Tres propag.
-16 Videns... quod prudenter somnium dissolvisset, ait : Et ego vidi somnium
-18 Hæc est interpretatio somnii : Tria canistra
41- 1 Post duos annos vidit Pharao somnium
- 5 Rursum dormivit, et vidit alterum somnium
- 8 Et accersitis narravit somnium
-11 Ubi una nocte uterque vidimus somnium
Gen. 41-12 Ducis milit. famulus : cui narrantes somnia
-15 Cui ille ait : Vidi somnia, nec est qui ediss.
-22 Vidi somnium : Septem spicæ pullulabant
-24 Narravi conjectoribus somnium, et nemo est
-26 Eamdemque vim somnii comprehendunt
-32 Secundo ad eamd. rem pertinens somnium
42- 9 Recordatusque somniorum, quæ aliquando
Levit. 19-26 Non augurabimini, nec observabitis somnia
Num. 12- 6 Vel per somnium loquar ad illum
Deut. 13- 1 Si surrexerit... qui somnium vidisse se dicat
- 5 Aut fictor somniorum interficietur
18-10 Et observet somnia atque auguria
23-10 Homo, qui nocturno pollutus sit somnio
Judic. 7-13 Narrabat aliquis somnium proximo suo
Referebat quod viderat : Vidi somnium
-15 Cumque audisset Gedeon somnium
1 Reg. 28- 6 Neque per somnia, neque per sacerdotes
-15 Neq. in manu prophetar., neq. per somnia
3 Reg. 3- 5 Apparuit a. Dom. Salomoni per somnium
-15 Et intellexit quod esset somnium
2 Par. 33- 6 Observabat somnia, sectabatur auguria
Esth. 10- 5 Recordatus sum somnii, quod videram
11- 2 Vidit somnium Mardochæus filius Jaïri
- 5 Et hoc ejus somnium fuit : Apparuerunt
-12 Scire cupiens quid significaret somnium
Job. 7-14 Terrebis me per somnia, et per visiones
20- 8 Velut somnium avolans non invenietur
33-15 Per somnium in visione nocturna
Psal. 72-20 Velut somnium surgentium, Domine
Eccle. 5- 2 Multas curas sequuntur somnia
- 6 Ubi multa sunt somnia, plurimæ sunt van.
Sap. 18-17 Visus somniorum malor. turbaverunt illos
Eccli. 34- 1 Et somnia extollunt imprudentes
- 3 Hoc secundum hoc visio somniorum
- 5 Et somnia malefacientium, vanitas est
- 7 Multos enim errare fecerunt somnia
Isai. 29- 7 Et erit sicut somnium visionis nocturnæ
56-10 Dormientes, et amantes somnia
Jerem. 23-27 Propt. somnia eor., quæ narrat unusquisq.
-28 Qui habet somnium, narret somnium
29- 8 Ne attendatis ad somnia vestra
Dan. 1-17 Danieli autem (*dedit Deus*) intelligentiam omnium visionum et somniorum
2- 1 Vidit Nabuchodonosor somnium
Et somnium ejus fugit ab eo
- 2 Ut indicarent regi somnia sua
- 3 Et dixit ad eos rex : Vidi somnium
- 4 Rex, in sempit. vive : dic somnium servis t.
- 5 Nisi indicaveritis mihi somnium... peribitis
- 6 Si a. somnium et conjecturam ej. narraver.
Somnium igitur et interpretat. ej. indicate
- 7 Atq. dixerunt : Rex somnium dicat servis s.
- 9 Si ergo somnium non indicaveritis mihi
Somnium itaque dicite mihi, ut sciam
-26 Putas-ne vere potes mihi indicare somnium
-28 Somnium tuum, et visiones capitis tui
-36 Hoc est somnium : Interpretationem quoq.
-45 Verum est somnium, et fidelis interpretatio
4- 2 Somnium vidi, quod perterruit me
-3 Et ut solutionem somnii indicarent mihi
- 4 Et somnium narravi in conspectu eorum
- 5 Et somnium coram ipso locutus sum
- 6 Visiones somniorum meorum... narra
-15 Hoc somnium vidi ego Nabuchodonosor rex
-16 Somnium et interpret. ej. non conturbent te
Domine mi, somnium his qui te oderunt
5-12 Intelligentiaque et interpretatio somniorum
7- 1 Daniel somnium vidit : visio a. capitis ejus
Somnium scribens brevi sermone comprehendit
Joel. 2-28 Senes vestri somnia somniabunt
2 Mac. 15-11 Exposito digno fide somnio
Act. 2-17 Et seniores vestri somnia somniabunt

SOMNUS.

Gen. 28-12 Viditq. in somnis scalam stantem sup. terr.
-16 Cumque evigilasset Jacob de somno, ait
31-10 Vidi in somnis ascendentes mares sup. fœm.
-11 Dixitque Angelus Dei ad me in somnis
-24 Viditque in somnis dicentem sibi Deum
-40 Fugiebatque somnus ab oculis meis
45-26 Jacob, quasi de gravi somno evigilans
Judic. 16-14 Qui consurgens de somno, extraxit clavum
-20 Qui de somno consurgens, dixit in animo s.
Job. 3-13 Dormiens silerem, et somno m. requiescer.
14-12 Non evigilabit, nec consurget de somno suo
Psal. 75- 6 Dormierunt somnum s. : et nihil invener.
126- 2 Cum dederit dilectis suis somnum
131- 4 Si dedero somnum oculis meis
Prov. 3-24 Quiesces, et suavis erit somnus tuus
4-16 Rapitur somnus ab eis, nisi supplantaverint
6- 4 Ne dederis somnum oculis t., nec dormitent
- 9 Quando consurges e somno tuo ?
20-13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprim.
Eccle. 5-11 Dulcis est somnus operanti, sive parum

Eccle. 8-16 Qui diebus et noctibus somnum non capit
Sap. 4- 6 Ex iniquis enim somnis filii qui nascuntur
7- 2 Delectamento somni conveniente
17-13 Eumdem somnum dormientes
Eccli. 13-17 Audiens vero illa quasi in somnis vide
22- 8 Quasi qui excitat dormient. de gravi somno
31- 1 Et cogitatus illius auferet somnum
-24 Somnus sanitatis in homine parco
40- 5 In cubili somnus noctis immutat scient. ej.
- 6 Et ab eo in somnis, quasi in die respectus
42- 9 Et sollicitudo ejus aufert somnum
Jerem. 31-26 Ideo quasi de somno suscitatus sum
Et vidi, et somnus meus dulcis mihi
51-39 Ut sopiantur, et dormiant somnum sempit.
-57 Et dormient somnum sempiternum
Dan. 6-18 Insuper et somnus recessit ab eo
Zach. 4- 1 Quasi virum qui suscitatur de somno suo
1 *Mac.* 6-10 Recessit somnus ab oculis meis, et concidi
Matth. 1-20 Ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei
-24 Exurgens autem Joseph a somno, fecit
2-12 Et responso accepto in somnis ne redirent
-13 Angelus Domini apparuit in somnis Joseph
-19 Angelus Domini apparuit in somnis Joseph
-22 Et admonitus in somnis, secessit in partes
Luc. 9-32 Et qui cum illo erant, gravati erant somno
Joan. 11-11 Dormit: sed vado ut a somno excitem eum
-13 Putaver. quia de dormitione somni diceret
Act. 20- 9 Cum mergeretur somno gravi, disputante diu Paulo, ductus somno cecidit
Rom. 13-11 Quia hora est jam nos de somno surgere

SOMORIA.

Filius secundus Roboam regis Juda ex Abihaïl filia Eliab.

2 *Par.* 11-19 Quæ peperit ei filios, Jehus et Somoriam

SONITUS.

Exod. 19-19 Et sonitus buccinæ paulatim crescebat
20-18 Videbat voces et lamp., et sonitum buccinæ
28-35 Ut audiatur sonitus quando ingreditur
Levit. 26-36 Terrebit eos sonitus folii volantis
Num. 10- 6 In secundo a. sonitu et pari ululatu tubæ
Josue. 6-20 Postquam... vox sonitusque increpuit
1 *Reg.* 4-14 Et audivit Heli sonitum clamoris, dixitque: Quis est hic sonitus tumultus hujus?
2 *Reg.* 5-24 Cum audieris sonitum gradientis in cacum.
3 *Reg.* 14- 6 Audivit Ahias sonitum pedum ej. introeuntis
4 *Reg.* 6-32 Ecce e. sonitus pedum domini ej. post eum
7- 6 Siquidem Dominus sonitum audiri fecerat
1 *Par.* 14-15 Cumque audieris sonitum gradientis
15-16 Ut resonaret in excelsis sonitus lætitiæ
-28 In jubilo, et sonitu buccinæ, et tubis
2 *Par.* 5-13 Longe sonitus audiebatur
15-14 In clangore tubæ, et in sonitu buccinarum
Job. 15-21 Sonitus terroris semper in auribus illius
21-12 Gaudent ad sonitum organi
37- 4 Post eum rugiet sonitus, tonabit voce
Psal. 9- 7 Periit memoria eorum cum sonitu
76-18 Multitudo sonitus aquarum
Eccle. 7- 7 Quia sicut sonitus spinarum ardentium
Sap. 5-11 Sed tantum sonitus alarum verberans levem
17- 4 Quon. sonitus descendens perturbabat illos
Eccli. 45-11 Dare sonitum in incessu suo, auditum facere sonitum in templo, in memoriam
46-20 Et in sonitu magno auditam fecit vocem s.
Isai. 5-30 Et sonabit super eum... sicut sonitus maris
13- 4 Vox sonitus regum, gentium congregatarum
17-12 Sicut sonitus aquarum multarum
-13 Sonabunt populi sicut sonitus aquarum
24- 8 Quievit sonitus lætantium
Jerem. 25-31 Pervenit sonitus usque ad extrema terræ
48-36 Cor meum ad viros... dabit sonitum tibiar.
51-55 Dedit sonitum vox eorum
Ezech. 7-11 Non ex populo, neque ex sonitu eorum
10- 5 Et sonitus alarum cherubim audiebatur
26-10 A sonitu equitum, et rotarum, et curruum
-13 Sonitus cithararum t. non audietur amplius
-15 Numquid non a sonitu ruinæ tuæ
27-28 A sonitu clamoris gubernatorum tuorum
31-16 A sonitu ruinæ ejus commovi gentes
33- 4 Audiens autem... sonitum buccinæ
37- 7 Factus est autem sonitus, prophetante me
Dan. 3- 5 In hora, qua audieritis sonitum tubæ
- 7 Ut audierunt omnes populi sonitum tubæ
-10 Ut omnis homo, qui audierit sonitum tubæ
-15 Quacumque hora audieritis sonitum
Joel. 2- 5 Sicut sonitus quadrig. sup. capita montium
Sicut sonitus flammæ ignis devorantis
Amos. 2- 2 Morietur in sonitu Moab, in clangore tubæ
Luc. 21-25 Præ confusione sonitus maris et fluctuum
1 *Cor.* 14- 7 Nisi distinctionem sonituum dederint

SONO.

Judic. 7-20 Et dextris sonantes tubas, clamaveruntque
Judith. 14- 9 Sed a sonantibus Holofernes evigilaret
Job. 28-26 Quando ponebat..viam procellis sonantibus
34-35 Et verba illius non sonant disciplinam
38-25 Quis dedit... et viam sonantis tonitrui?
39-23 Sup. ipsum sonabit pharetra, vibrabit hasta
-24 Nec reputat tubæ sonare clangorem
Psal. 45- 4 Sonuerunt, et turbatæ sunt aquæ eorum
82- 3 Quoniam ecce inimici tui sonuerunt
150- 5 Laudate eum in cymbalis bene sonantibus
Cant. 2-14 Sonet vox tua in auribus meis
Eccli. 40-15 Radices immundæ super cacumen petræ sonant
50-18 Filii Aaron in tubis productilibus sonuerunt
Isai. 5-30 Et sonabit super eum in die illa sicut sonitus
16-11 Venter meus ad Moab quasi cithara sonabit
17-12 Ut multitudo maris sonantis
-13 Sonabunt populi sicut sonitus aquarum
Jerem. 6-23 Non miserebitur: vox ej. quasi mare sonabit
31-35 Qui turbat mare, et sonant fluctus ejus
46-22 Vox ejus quasi æris sonabit
50-42 Vox eorum quasi mare sonabit
51-55 Et sonabunt fluctus eor. quasi aquæ multæ
1 *Cor.* 13- 1 Factus sum velut æs sonans, aut cymbalum

SONUS.

3 *Reg.* 18-41 Et bibe, quia sonus multæ pluviæ est
Job. 37- 2 Et sonum de ore illius procedentem
Psal. 18- 5 In omnem terram exivit sonus eorum
41- 5 In voce exult. et confessionis: sonus epulant.
64- 8 Profundum maris, sonum fluctuum ejus
150- 3 Laudate eum in sono tubæ
Sap. 17-17 Avium sonus suavis, aut vis aquæ decurr.
-18 Aut sonus validus præcipitatarum petrarum
19-17 Sicut in organo qualitatis sonus immutatur, et omnia suum sonum custodiunt
Eccli. 47-11 Et in sono eorum dulces fecit modos
50-20 Auctus est sonus suavitatis plenus
Ezech. 1-24 Et audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum, quasi sonum sublimis Dei: cum ambularent, quasi sonus erat multitudinis ut sonus castrorum
33- 5 Sonum buccinæ audivit, et non se observ.
-32 Quod suavi dulcique sono canitur
Act. 2- 2 Et factus est repente de cœlo sonus
Rom. 10-18 In omnem terram exivit sonus eorum
Hebr. 12-19 Et tubæ sonum, et vocem verborum

SOPATER.

Nonnulli legant SOSIPATER. *Hic enim per crasin dicitur Sopater. Fuit hic cognatus sancti Pauli, ut patet ex Epistola ad Romanos* 16-21. *Ascriptus est catalogo sanctorum die Julii vigesima quinta.*

Act. 20- 4 Comitatus est eum Sopater Pyrrhi Berœens.

SOPHACH. *Princeps militiæ regis Adarezer.*

1 *Par.* 19-16 Sophach autem princeps militiæ Adarezer
-18 Et Sophach exercitus principem

SOPHAI.

Levites, filius Elcana, e stirpe Caath.

1 *Par.* 6-26 Filii Elcana: Sophaï filius ejus

SOPHAN. *Civitas possessa a filiis Gad.*

Num. 32-35 Et Ethroth, et Sophan, et Jazer, et Jegbaa

SOPHAR. *Amicus Job.*

Job. 2-11 Et Baldad Suhites, et Sophar Naamathites
11- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
20- 1 Respondens a. Sophar Naamathites, dixit
42- 9 Et Baldad Suhites, et Sophar Naamathites

SOPHER. *Princeps exercitus regis Sedeciæ.*

4 *Reg.* 25-19 Et Sopher principem exercitus

SOPHERET *vel* SOPHERETH. *Princeps familiæ.*

1 *Esdr.* 2-55 Filii Sotaï, filii Sopheret, filii Pharuda
2 *Esdr.* 7-57 Filii Sothaï, filii Sophereth, filii Pharida

SOPHISTICE.

Eccli. 37-23 Qui sophistice loquitur, odibilis est

SOPHONIAS I.

Sacerdos secundus, id est, pontificis vices gerens; filius Maasiæ, in diebus Sedeciæ regis. A Nabuzardan principe militiæ Nabuchodonosor captivus ductus, interfectus est a rege Babylonis in Reblatha.

4 *Reg.* 25-18 Tulit.. et Sophoniam sacerdotem secundum
Jerem. 21- 1 Quando misit... Sophoniam filium Maasiæ
29-25 Quod misisti... libros... ad Sophoniam
-29 Legit ergo Sophonias sacerdos librum
37- 3 Misit rex Sedecias.. Sophoniam fil. Maasiæ
52-24 Tulit magister militiæ.. Sophoniam sacerd.
Zach. 6-10 Intrabis domum Josiæ filii Sophoniæ
-14 Coronæ erunt Helem..et Hem, fil. Sophoniæ

SOPHONIAS II.

Filius Chusi filii Godoliæ filii Amasiæ, nonus inter minores prophetas. Prophetavit in diebus Josiæ regis, ut testatur ipse in exordio Prophetiæ. Convixit ergo Jeremiæ, cui persimilis est etiam stylo, ut ejus quasi abbreviator haberi possit. Græci et Martyrologium Romanum festivitatem ejus celebrant die tertia Decembris.

Soph. 1- 1 Verbum Dom., quod factum ad Sophoniam

SOPHONIAS III.

Levites, filius Thahath, e stirpe Caath.

1 *Par.* 6-36 Filii Johel, filii Azariæ, filii Sophoniæ

SOPIOR.

Judith. 13- 4 Jacebat in lecto, nimia ebrietate sopitus
Prov. 23-34 Et quasi sopitus gubernator
Jerem. 51-39 Et inebriabo eos, ut sopiantur

SOPOR.

Gen. 2-21 Immisit ergo Dom. Deus soporem in Adam
15-12 Sopor irruit super Abram et horror magnus
41-21 Evigilans, rursus sopore depressus
Judic. 4-21 Qui soporem morti consocians defecit
1 *Reg.* 26-12 Quia sopor Domini irruerat super eos
Job. 4-13 Quando solet sopor occupare homines
33-15 Quando irruit sopor super homines
Prov. 19-15 Pigredo immittit soporem
Isai. 29-10 Quon. miscuit vobis Dom. spiritum soporis
51-17 Usque ad fundum calicis soporis bibisti
-22 Ecce tuli de manu tua calicem soporis
Jonæ. 1- 5 Ad interiora navis, et dormieb. sopore gravi
- 6 Et dixit ei: Quid tu sopore deprimeris

SOPORATUS.

Psal. 3- 6 Ego dormivi, et soporatus sum, et exurrexi

SORBEO.

Job. 39-24 Fervens et fremens sorbet terram

SORBITIUNCULÆ.

2 *Reg.* 13- 6 Ut faciat in oculis meis duas sorbitiunculas
- 8 In oculis ejus coxit sorbitiunculas
-10 Tulit e. Thamar sorbitiunculas, quas fecerat

SORDES.

Exod. 32-25 Spoliaverat enim eum Aaron propter ignominiam sordis
Levit. 15-31 Et non moriantur in sordibus suis
16-16 In medio sordium habitationis eorum
Deut. 7-26 Ac sordes abominationi habebis
29-17 Vidistis abominationes et sordes, id est
32- 5 Et non filii ejus in sordibus
3 *Reg.* 15-12 Purgavitque universas sordes idolorum
Job. 7- 5 Caro mea putredine et sordibus pulveris
9-31 Tamen sordibus intinges me
Prov. 30-12 Et tamen non est lota a sordibus suis
Isai. 4- 4 Abluerit Dominus sordes filiarum Sion
28- 8 Mensæ repletæ sunt vomitu, sordiumque
Thren. 1- 9 Sordes ejus in pedibus ejus
Ezech. 24-13 Et non es mundata a sordibus tuis
Osee. 5-11 Quoniam cœpit abire post sordes
1 *Petr.* 3-21 Non carnis depositio sordium
Apoc. 22-11 Qui in sordibus est, sordescat adhuc

SORDESCO.

Job. 18- 3 Et sorduimus coram vobis
Apoc. 22-11 Qui in sordibus est, sordescat adhuc

SORDIDUS, A, UM.

Levit. 13-45 Contaminatum ac sordidum se clamabit
21-14 Sordidam, atque meretricem non accipiet
22- 5 Immundum, cujus tactus est sordidus
Prov. 26-23 Si argento sordido ornare velis vas fictile
Ezech. 22- 5 Sordida, nobilis, grandis interitu
Zach. 3- 3 Et Jesus erat indutus vestibus sordidis
- 4 Dicens: Auferte vestimenta sordida ab eo
Jacob. 2- 2 Introierit a. et pauper in sordido habitu

SOREC.

Vallis nomen est in tribu Dan, in terra Philisthinorum, prope Esthaol, juxta quam Samson adamavit Dalila.

Judic. 16- 4 Quæ habitabat in valle Sorec

SORI. *Filius Idithun, et cantor tabernaculi.*

1 *Par.* 25- 3 Filii Idithun: Godolias, Sori, Jeseias

SOROR.

Gen. 4-22 Soror vero Tubalcain, Noëma
12-13 Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis
-19 Dixisti esse sororem tuam, ut tollerem

Gen. 20- 2 Dixitq. de Sara uxore sua : Soror mea est
- 5 Nonne ipse dixit mihi : Soror mea est ?
-12 Alias autem et vere soror mea est
24-30 Et armillas in manibus sororis suæ
-60 Imprecantes prospera sorori suæ, atque dicentes : Soror nostra es
25-20 Duxit uxorem Rebeccam.. sororem Laban
26- 7 Respondit : Soror mea est
- 9 Cur mentitus es eam sororem tuam esse
28- 9 Maheleth filiam Ismaël... sororem Nabaj.
29-13 Audisset venisse Jacob filium sororis suæ
-31 Sorore sterili permanente
30- 1 Invidit sorori suæ, et ait marito suo
- 8 Comparavit me Deus cum sorore mea
34-13 Sævientes ob stuprum sororis
-14 Dare sororem nostram homini incircumciso
-26 Dinam de domo Sichem sororem suam
-31 Ut scorto abuti debuere sorore nostra ?
36- 3 Basemath... sororem Nabajoth
-22 Erat autem soror Lotan, Thamna
46-17 Jessui et Beria, Sara quoque soror eorum
Exod. 2- 4 Stante procul sorore ejus, et considerante
- 7 Cui soror pueri : Vis, inquit, ut vadam
6-23 Elisabeth, fili. Aminadab, sororem Nahasson
15-20 Maria prophetissa, soror Aaron
Levit. 18- 9 Turpitudinem sororis tuæ ex patre
-11 Quam peperit patri tuo, et est soror tua
-12 Turpitudinem sororis patris tui
-13 Turpitudinem sororis matris tuæ
-18 Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius
20-17 Qui acceperit sororem suam
21- 2 Sorore virgine, quæ non est nupta viro
Num. 6- 7 Fratris sororisque funere contaminabitur
25-18 Cozbi, filiam ducis Madian sororem suam
26-59 Aaron et Moysen, et Mariam sororem eor.
Deut. 27-22 Maledictus qui dormit cum sorore sua
Josue. 2-13 Ut salvetis... fratres ac sorores meas
Judic. 15- 2 Habet sororem, quæ junior et pulchrior
2 Reg. 13- 1 Sororem speciosissimam.. adamaret Amnon
- 4 Thamar sororem fratris mei Absalom amo
- 5 Veniat, oro, Thamar soror mea
- 6 Veniat, obsecro, Thamar soror mea
-11 Et ait : Veni, cuba mecum, soror mea
-20 Sed nunc, soror, tace : frater tuus est
-22 Quod violasset Thamar sororem suam
-32 Ex die qua oppressit Thamar sororem ejus
17-25 Abigail, filiam Naas, sororem Sarviæ
3 Reg. 11-19 Ut daret ei uxorem, sororem uxoris suæ
-20 Genuitque ei soror Taphnes Genubath
4 Reg. 11- 2 Josaba, filia regis Joram, soror Ochoziæ
1 Par. 1-39 Soror autem Lotan fuit Thamna
2-16 Quorum sorores fuerunt, Sarvia
3- 9 Habueruntque sororem Thamar
-19 Hananiam, et Salomith sororem eorum
4- 3 Nomen quoque sororis eorum Asalelphuni
-19 Et filii uxoris Odaiæ sororis Naham
7-15 Et habuit sororem nomine Maacha
-18 Soror autem ejus Regina peperit Virum
-30 Et Jessui, et Baria, et Sara soror eorum
-32 Somer, et Hotham, et Suaa sororem eorum
2 Par. 22-11 Uxor Joiadæ pontificis, soror Ochoziæ
Tobiæ. 8- 9 Accipio sororem meam conjugem
Job. 1- 4 Et mittentes vocabant tres sorores suas
17-14 Mater mea, et soror mea, vermibus... dixi
42-11 Et universæ sorores suæ
Prov. 7- 4 Dic sapientiæ : Soror mea es
Cant. 4- 9 Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa
-10 Pulchræ sunt mammæ tuæ, soror mea
-12 Hortus conclusus soror mea sponsa
5- 1 Veni in hortum meum, soror mea sponsa
- 2 Aperi mihi, soror mea, amica mea
8- 8 Soror nostra parva, et ubera non habet : quid faciemus sorori nostræ in die
Jerem. 3- 8 Non timuit prævaricatrix Juda soror ejus
-10 Non est reversa ad me prævaricatrix soror
22-18 Væ frater, et væ soror
Ezech. 16-45 Et soror sororum tuarum es tu
-46 Et soror tua major, Samaria
Soror autem tua minor te, quæ habitat
-48 Non fecit Sodoma soror tua ipsa
-49 Hæc fuit iniquitas Sodomæ sororis tuæ
-51 Justificasti sorores t. in o. abominationibus
-52 Quæ vicisti sorores tuas peccatis tuis
Quæ justificasti sorores tuas
-55 Et soror tua Sodoma, et filiæ ejus
-56 Non fuit autem Sodoma soror tua audita
-61 Cum receperis sorores tuas te majores
22-11 Sororem suam filiam patris sui oppressit
23- 4 Oolla major, et Ooliba soror ejus minor
-11 Quod cum vidisset soror ejus Ooliba
Super fornicationem sororis suæ
-18 Sicut recesserat anima mea a sorore ejus
-31 In via sororis tuæ ambulasti, et dabo
-32 Calicem sororis tuæ bibes profundum
-33 Calice sororis tuæ Samariæ
Ezech. 44-25 Sororem, quæ alterum virum non habuerit
Osee. 2- 1 Sorori vestræ, Misericordiam consecuta
Matth. 12-50 Ipse meus frater, et soror, et mater est
13-56 Sorores ejus, nonne omnes apud nos sunt ?
19-29 Vel fratres, aut sorores, aut patrem
Marc. 3-35 Hic frater meus, et soror mea, et mater est
6- 3 Nonne et sorores ejus hic nobiscum sunt ?
10-29 Reliquerit domum, aut fratres, aut sorores
-30 Domos, et fratres, et sorores, et matres
Luc. 10-39 Et huic erat soror nomine Maria
-40 Soror mea reliquit me solam ministrare
14-26 Fratres, et sorores, adhuc autem et animam
Joan. 11- 1 De castello Mariæ et Marthæ sororis ejus
- 3 Miserunt ergo sorores ejus ad eum
- 5 Diligebat... sororem ejus Mariam
-28 Et vocavit Mariam sororem suam silentio
-39 Martha, soror ejus qui mortuus fuerat
19-25 Mater ejus, et soror matris ejus
Act. 23-16 Cum audisset filius sororis Pauli insidias
Rom. 16- 1 Commendo autem vobis Phœben sororem
-15 Salutate... Nereum et sororem ejus
1 Cor. 7-15 Non e. servituti subjectus est frat. aut soror
9- 5 Potestatem mulierem sororem circumduc.
1 Tim. 5- 2 Juvenculas, ut sorores, in omni castitate
Phile. - 2 Et Appiæ sorori charissimæ, et Archippo
Jacob. 2-15 Si autem frater et soror nudi sint
2 Joan. -13 Salutant te filii sororis tuæ Electæ

SORS.

Levit. 16- 8 Mittensque super utrumque sortem
- 9 Cujus exierit sors Domino, offeret
27-24 Et habuerat, in sorte possessionis suæ
Num. 26-55 Ut sors terram tribubus dividat et familiis
-56 Quidquid sorte contigerit
33-54 Possessionem quam dividetis vobis sorte
Singulis ut sors ceciderit, ita tribuetur
34- 2 Et in possessionem vobis sorte ceciderit
-13 Hæc erit terra, quam possidebitis sorte
36- 2 Ut terram sorte divideres filiis Israel
- 4 Confundatur sortium distributio
Deut. 1-38 Ipse sorte terram dividet Israeli
31- 7 Juravit Dominus, et tu eam sorte divides
Josue. 1- 6 Tu enim sorte divides populo huic terram
7-14 Et quamcumque tribum sors invenerit
9- 7 In terra, quæ nobis sorte debetur
13- 1 Quæ necdum sorte divisa est
14- 2 Sorte omnia dividentes, sicut præceperat
15- 1 Sors filiorum Judæ per cognationes suas
16- 1 Cecidit quoque sors filiorum Joseph
17- 1 Cecidit autem sors tribui Manasse
- 6 Cecidit in sortem filiorum Manasse
- 8 In sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ
-14 Quare dedisti mihi possessionem sortis
-17 Non habebis sortem unam
18- 6 Ut coram Dom... mittam vobis hic sortem
- 8 Ut hic coram Domino, in Silo, mittam vobis sortem
-10 Qui misit sortes coram Domino in Silo
-11 Et ascendit sors prima filiorum Benjamin
19- 1 Et egressa est sors secunda filiorum Simeon
-10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon
-17 Issachar egressa est sors quarta per cognat.
-24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser
-32 Filiorum Nephthali sexta sors cecidit
-40 Tribui filior. Dan... egressa est sors septima
-49 Cumq. complesset sorte dividere terram
-51 Hæ sunt possessiones, quas sorte diviserunt
21- 4 Egressaque est sors in familiam Caath
- 6 Porro filiis Gerson egressa est sors
- 8 Per manum Moysi, singulis sorte tribuentes
-10 Prima enim sors illis egressa est
22- 7 Dedit Josuë sortem inter cæteros fratres suos
23- 4 Et nunc quia vobis sorte divisit omnem terr.
Judic. 1- 3 Ascende mecum in sortem meam, et pugna
Ut et ego pergam tecum in sortem tuam
-16 In desertum sortis ejus, quod est ad Merid.
18- 1 Inter cæteras tribus sortem non acceperat
20-14 Sed ex cunctis urbibus, quæ sortis suæ erant
1 Reg. 10-20 Et cecidit sors tribus Benjamin
14-42 Mittite sortem inter me et inter Jonatham
1 Par. 6-54 Ipsis enim sorte contigerant
-63 Dederunt sorte civitates duodecim
-65 Dederuntq. per sortem, ex tribu filior. Juda
24- 5 Divisit utrasque inter se familias sortibus
- 7 Exivit a. sors prima Joïarib, secunda Jedei
-31 Miseruntque et ipsi sortes contra fratres suos
Omnes sors æqualiter dividebat
25- 8 Miseruntque sortes per vices suas, ex æquo
- 9 Egressaque est sors prima Joseph
26-13 Missæ sunt ergo sortes ex æquo, et parvis
-14 Cecidit ergo sors Orientalis, Selemiæ
2 Esdr. 9-22 Dedisti eis regna... et partitus es eis sortes
10-34 Sortes ergo misimus super oblationem lign.
11- 1 Reliqua vero plebs misit sortem, ut tollerent
Esth. 3- 7 Missa est sors in urnam
Esth. 9-24 Phur, quod nostra lingua vertitur in sortem
-26 Dies isti appellati s. Phurim, id est, sortium
Eo quod Phur, id est sors, in urnam missa
-28 Nec est ulla civitas, in qua dies Phurim, id est, sortium, non observentur
-31 Observantes dies sortium, et suo tempore Jejunia, et clamores, et sortium dies
10-10 Et duas sortes esse præcepit, unam populi
-11 Venitque utraquè sors in statutum
13-17 Et propitius esto sorti et funiculo tuo
Psal. 21-19 Et super vestem meam miserunt sortem
30-16 In manibus tuis sortes meæ
77-54 Et sorte divisit eis terram in funiculo distrib.
124- 3 Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem justorum
Prov. 1-14 Sortem mitte nobiscum, marsup. unum sit
16-33 Sortes mittuntur in sinum
18-18 Contradictiones comprimit sors
Sap. 2- 9 Quoniam hæc est pars nostra, et hæc est sors
3-14 Dabitur... sors in templo Dei acceptissima
5- 5 Et inter sanctos sors illorum est
Eccli. 6- 4 Dat illum, et deducet in sortem impiorum
14-15 Nonne aliis relinques dolores et labores tuos in divisione sortis ?
17-20 Et destinavit illis sortem veritatis
-24 Et sta in sorte propositionis et orationis
25-26 Sors peccatorum cadat super illam
48- 5 Sustulisti mortuum ab inferis de sorte mortis
Isai. 17-14 Hæc est pars eorum... et sors diripientium
34-17 Et ipse misit eis sortem
57- 6 In partibus torrentis pars tua, hæc est sors t.
Jerem. 13-25 Hæc sors tua, parsque mensuræ tuæ a me
Ezech. 24- 6 Ejice eam, non cecidit super eam sors
48-29 Hæc est terra, quam mittetis in sortem
Dan. 12-13 Et stabis in sorte tua in finem dierum
Joel. 3- 3 Et super populum meum miserunt sortem
Abdiæ. -11 Et super Jerusalem mittebant sortem
Jonæ. 1- 7 Venite, et mittamus sortes, et sciamus quare
Miserunt sortes : et cecidit sors sup. Jonam
Mich. 2- 5 Mittens funiculum sortis in cœtu Domini
Nahum. 3-10 Et super inclytos ejus miserunt sortem
1 Mac. 3-36 Et sorte distribueret terram eorum
Matth. 27-35 Diviserunt vestimenta ej., sortem mittentes
Et super vestem meam miserunt sortem
Marc. 15-24 Mittentes sortem sup. eis, quis quid tolleret
Luc. 1- 9 Sorte exiit ut incensum poneret
23-34 Dividentes vero vestim ej. miserunt sortes
Joan. 19-24 Et in vestem meam miserunt sortem
Act. 1-17 Et sortitus est sortem ministerii hujus
-26 Et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Matthiam, et annumeratus est
8-21 Non est tibi pars, neq. sors in sermone isto
13-19 Sorte distribuit eis terram eorum
26-18 Ut accipiant.. sortem int. sanctos per fidem
Ephes. 1-11 In quo etiam et nos sorte vocati sumus
Colos. 1-12 Qui dignos nos fecit in partem sortis sanct.

SORTIOR.

Ruth. 1- 9 In domibus virorum, quos sortituræ estis
Sap. 8-19 Et sortitus sum animam bonam
Eccli. 7-21 Quam sortitus es in timore Domini
Joan. 19-24 Non scind. eam, sed sortiamur de illa cuj. sit
Act. 1-17 Et sortitus est sortem ministerii hujus
Hebr. 8- 6 Nunc autem melius sortitus est ministerium
2 Petr. 1- 1 Qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem

SORTITO.

1 Par. 26-14 Sortito obtigit plaga Septentrionalis
Ezech. 45- 1 Cumque cœperitis terram dividere sortito

SOSIPATER I.

Dux Judæorum cum Juda Machabæo.

2 Mac. 12-19 Dositheus a. et Sosipater, qui erant duces
-24 Timotheus incidit in partes... Sosipatris

SOSIPATER II. *Vid.* Sopater.

SOSPES.

Gen. 43-28 Sospes est servus tuus pater noster
Jerem. 38- 2 Vivet, et erit anima ejus sospes et vivens

SOSPITAS.

Job. 5-11 Qui... mœrentes erigit sospitate

SOSTHENES.

Erat hic princeps synagogæ Corinthi, conversus ad Christum a sancto Paulo, pro fide jam, licet hoc non expresse dicatur, coram Gallione proconsule acriter a Judæis verberatus. Sosthenis memoria in Martyrologio Romano celebratur die Novembris vigesima octava, et habetur inter sanctos.

Act. 18-17 Apprendentes autem omnes Sosthenem
1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus... et Sosthenes

SOSTRATUS.

Quæstor regius, arci Jerusalem et vectigalibus præfectus a Græcis constitutus; deinde prælatus est Cypriis.

2 Mac. 4-27 Cum exactionem faceret Sostratus
-29 Sostratus autem prælatus est Cypriis

SOTAI *vel* SOTHAI.

Princeps familiæ quæ reversa est a captivitate Babylonis.

1 Esdr. 2-55 Filii Sotaï, filii Sopheret, filii Pharuda
2 Esdr. 7-57 Filii Sothaï, filii Sophereth, filii Pharida

SPADO.

Sap. 3-14 Et spado, qui non operatus est per manus s.
Eccli. 20- 2 Concupiscentia spadonis devirginabit juvenculam
30-21 Spado complectens virginem, et suspirans

SPARGO.

Gen. 30-32 Separa cunct. oves varias et sparso vellere
Exod. 9- 8 Spargat illum Moyses in cœlum cor. Phar.
-10 Et sparsit illum Moyses in cœlum
32-20 Usque ad pulverem, quem sparsit in aquam
Levit. 14-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem
Judic. 19-27 Jacebat ante ostium sparsis in limine manib.
2 Reg. 16-13 Lapides adversum eum, terramq. spargens
Esth. 4- 1 Et indutus est sacco, spargens cinerem capiti
Job. 2-12 Sparserunt pulverem super caput suum
37-11 Et nubes spargunt lumen suum
38-24 Per quam viam spargitur lux, dividitur æstus
Psal. 147-16 Nebulam sicut cinerem spargit
Eccle. 3- 5 Tempus spargendi lapides, et tempus collig.
Isai. 28-25 Seret gith, et cyminum sparget
Matth. 12-30 Et qui non congregat mecum, spargit
25-24 Et congregas ubi non sparsisti
-26 Sciebas quia... et congrego ubi non sparsi

SPARTIATÆ *et* SPARTIANI.

Vid. Lacedæmon.

1 Mac. 12- 2 Ad Spartiatas, et ad alia loca misit epistolas
- 5 Epistolar., quas scripsit Jonathas Spartiatis
- 6 Populus Jud., Spartiatis fratribus salutem
-20 Arius, rex Spartiatarum, Oniæ sacerdoti
-21 Inventum est in scriptura de Spartiatis
14-16 Et auditum est Romæ... et usq. in Spartiatas
-19 Exemplum epistolar., quas Spartiatæ miser.
-20 Spartianorum princeps, et civitates
-23 Ut sit ad memoriam populo Spartiatarum
15-23 Et Lampsaco, et Spartiatis, et in Delum

SPATIOSE.

Isai. 30-23 Pascetur in poss. tua in die illo agnus spatiose

SPATIOSUS, A, UM.

Gen. 24-25 Est apud nos, et locus spatiosus ad manend.
34-21 Quæ spatiosa et lata cultoribus indiget
Exod. 3- 8 De terra illa in terram bonam et spatiosam
Psal. 30- 9 Statuisti in loco spatioso pedes meos
103-25 Hoc mare magnum, et spatiosum manibus
Isai. 22-18 Mittet te in terram latam et spatiosam
28- 2 Sicut impetus aquarum... emissarum super terram spatiosam
Jerem. 22-14 Ædificabo mihi... et cœnacula spatiosa
Matth. 7-13 Quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit

SPATIUM.

Gen. 30-36 Et posuit spatium itineris trium dierum
32-16 Et sit spatium inter gregem et gregem
Num. 35- 4 Per circ., mille passuum spatio tendentur
Deut. 19- 7 Ut tres civitat. æqualis inter se spatii dividas
21- 2 Singularum per circuitum spatia civitatum
Josue. 3- 4 Sitque inter vos et arcam spatium cubitor.
10-13 Non festinavit occumbere spatio unius diei
17-15 Et succide tibi spatia in terra Pherezæi
-18 Atque purgabis ad habitandum spatia
Judic. 16-16 Spatium ad quietem non tribuens, defecit
3 Reg. 7- 5 Se respicientes, æquali spatio inter columnas
2 Par. 21-19 Cumque... temporum spatia volverentur
Judith. 1- 3 Utrumq. vicen. pedum spatio tendebatur
16-30 In o. a. spatio vitæ ejus non fuit qui perturb.
Prov. 18-16 Et ante principes spatium ei facit
Eccle. 3- 1 Et suis spatiis transeunt universa sub cœlo
Prolog Eccli. Vigilia attuli doctrinam in spatio temporis
Eccli. 15-21 Et nemini dedit spatium peccandi
Isai. 49-20 Fac spatium mihi ut habitem
Ezech. 41- 8 Latera ad mensuram calami sex cub. spatio
1 Mac. 12-25 Non enim dederat eis spatium ut ingred.
Marc. 6-31 Et nec spatium manducandi habebant
Luc. 24-13 Quod erat in spatio stadiorum sexaginta
Act. 5- 7 Factum est a. quasi horarum trium spatium

SPATULÆ.

Levit. 23-40 Sumetisque vobis... spatulasque palmarum

SPECIES.

Gen. 1-12 Et habens unumquodque sementem secundum speciem suam
-21 Quam produxerant aquæ in species suas
-24 Producat.. bestias terræ secund. species suas
-25 Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas
41- 4 Quarum mira species et habitudo corporum erat
Exod. 24-17 Erat a. species gloriæ Domini, quasi ignis
Levit. 13- 3 Ipsamque speciem lepræ humiliorem cute
-26 Et ipsa lepræ species fuerit subobscura
14-56 Et in varias species, coloribus immutatis
Num. 9-15 Erat quasi species ignis usque mane
-16 Operiebat... per noctem quasi species ignis
31-51 Susceperuntque... omne aurum in diversis speciebus
3 Reg. 6-32 Et sculpsit in eis... et palmarum species
2 Par. 4- 7 Secundum speciem qua jussa erant fieri
Judith. 16- 8 In specie faciei suæ dissolvit eum
Job. 5-24 Et visitans speciem tuam, non peccabis
Psal. 44- 5 Specie tua et pulchritudine tua intende
46- 5 Elegit... speciem Jacob, quam dilexit
49- 2 Ex Sion species decoris ejus
67-13 Et speciei domus dividere spolia
Cant. 5-15 Species ejus ut Libani, electus ut cedri
Sap. 5-17 Accipient... diadema speciei de manu Dom.
7-10 Super salutem et speciem dilexi illam
13- 3 Quorum si specie delectati, deos putaverunt
Speciei enim generator hæc omnia constituit
- 5 A magnitudine enim speciei... poterit creator horum videri
14-20 Multitudo... abducta per speciem operis
Eccli. 9- 8 Et ne circumspicias speciem alienam
-11 Speciem mulieris alienæ multi admirati
11- 2 Non laudes virum in specie sua
25- 3 Tres species audivit anima mea, et aggravor
-28 Ne respicias in mulieris speciem
Et non concupiscas mulierem in specie
26-21 Sic mulieris bonæ species in ornamentum
-22 Et species faciei super ætatem stabilem
-28 Duæ species difficiles et periculosæ
31- 6 Facta est in specie ipsius perditio illorum
36-24 Species mulieris exhilarat faciem viri
40-22 Et speciem desiderabit oculus tuus
42-12 Omni homini noli intendere in specie
43- 1 Species cœli in visione gloriæ
-10 Species cœli gloria stellarum
Isai. 53- 2 Non est species ei, neque decor
Jerem. 15- 3 Et visitabo super eos quatuor species
Baruc. 6-23 Aurum... quod habent, ad speciem est
-62 Hæc a. neque speciebus, neque virtutibus
Ezech. 1- 4 Et de medio ejus quasi species electri
-27 Et vidi quasi speciem electri
Vidi quasi speciem ignis splendentis
10- 1 Quasi species similitudinis solii, apparuit
- 9 Species a. rotarum erat quasi visio lapidis
16-14 Propter speciem tuam : quia perfecta eras
40- 3 Vir, cujus erat species quasi species æris
43- 3 Visionem, secund. speciem, quam videram
Species secundum aspectum, quem videram
47-10 Plurimæ species erunt piscium ejus
Dan. 3-92 Et species quarti similis Filio Dei
8-15 Stetit in conspectu meo quasi species viri
10- 6 Et facies ejus velut species fulguris
Brachia ejus... quasi species æris candentis
- 8 Sed et species mea immutata est in me
13-31 Erat delicata nimis, et pulchra specie
-56 Species decepit te, et concupiscentia
2 Mac. 3- 8 Specie quidem quasi per Cœlesyriam
Luc. 3-22 Descendit Spiritus sanctus corporali specie
9-29 Dum oraret, species vultus ejus altera
Joan. 5-37 Neque speciem ejus vidistis
2 Cor. 5- 7 Per fidem... ambulamus, et non per speciem
1 Thes. 5-22 Ab omni specie mala abstinete vos
2 Tim. 3- 5 Habentes speciem quidem pietatis

SPECIOSITAS.

1 Mac. 1-27 Et speciositas mulierum immutata est

SPECIOSUS, A, UM.

1 Reg. 25- 3 Mulier illa prudentissima et speciosa
2 Reg. 13- 1 Sororem speciosissimam, vocabulo Thamar
3 Reg. 1- 3 Quæsierunt igitur adolescentul. speciosam
Esth. 2- 2 Quærantur regi puellæ virgines ac speciosæ
- 3 Qui considerent.. puellas speciosas et virgin.
- 9 Traderet... septem puellas speciosissimas
Job. 40- 5 Et speciosis induere vestibus
42-15 Non sunt autem inventæ mulieres speciosæ
Psal. 44- 3 Speciosus forma præ filiis hominum
64-13 Pinguescent speciosa deserti
Cant. 2-13 Surge, amica mea, speciosa mea, et veni
Sap. 7-29 Est enim hæc speciosior sole
13- 3 Quanto his dominator eorum speciosior
Eccli. 15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
24-19 Quasi oliva speciosa in campis
25- 6 Quam speciosum canitiei judicium
- 7 Quam speciosa veteranis sapientia
35-26 Speciosa misericordia Dei
43-12 Valde speciosus est in splendore suo
Isai. 27-10 Speciosa relinquetur, et dimittetur
44-13 Speciosum hominem habitantem in domo
Jerem. 6- 2 Speciosæ et delicatæ assimilavi filiam
9-10 Et super speciosa deserti planctum
11-16 Pulchram, fructiferam, speciosam, vocavit
Thren. 2- 2 Præcipitavit... omnia speciosa Jacob
Ezech. 23-42 Coronas speciosas in capitibus eorum
31- 9 Quoniam speciosum feci eum
Joel. 1-19 Quia ignis comedit speciosa deserti
-20 Et ignis devoravit speciosa deserti
2-22 Quia germinaverunt speciosa deserti
Amos. 1- 2 Et luxerunt speciosa pastorum
Nahum. 3- 4 Meretricis speciosæ et gratæ
Soph. 2-13 Et ponet speciosam in solitudinem
2 Mac. 3-26 Optimi gloria, speciosique amictu
Matth. 23-27 Quæ a foris parent hominibus speciosa
Act. 3- 2 Ad portam templi, quæ dicitur Speciosa
-10 Sedebat ad Speciosam portam templi
Rom. 10-15 Quam speciosi pedes evangelizantium

SPECTABILIS.

1 Par. 17-17 Fecisti me spectabilem super omnes

SPECTACULUM.

2 Reg. 23-21 Ipseq. interfecit virum.. dignum spectaculo
2 Mac. 5-26 Omnesq. qui ad spectaculum processerant
Luc. 23-48 Qui simul aderant ad spectaculum istud
1 Cor. 4- 9 Quia spectaculum facti sumus mundo
Hebr. 10-33 Opprob. et tribulationibus spectaculum facti

SPECTANS.

Judic. 9-39 Spectante Sichimorum populo, et pugnavit
16-27 Tria millia... spectantes ludentem Samson
1 Reg. 4-13 Sedebat super sellam contra viam spectans
Luc. 23-35 Stabat populus spectans, et deridebant

SPECULA.

2 Par. 20-24 Porro Juda cum venisset ad speculam
Isai. 21- 5 Contemplare in specula comedentes et bib.
- 8 Clamavit leo : Sup. speculam Dom. ego sum
Jerem. 31-21 Statue tibi speculam, pone tibi amaritud.

SPECULATIO.

Osee. 5- 1 Quoniam laqueus facti estis speculationi
Mich. 7- 4 Dies speculationis tuæ, visitatio tua venit

SPECULATOR.

1 Reg. 14-16 Et respexerunt speculatores Saül
2 Reg. 13-34 Elevavit puer speculator oculos suos
18-24 Speculator vero, qui erat in fastigio portæ
-26 Vidit speculator hominem alterum current.
-27 Speculator autem, Contemplor, ait, cursum
4 Reg. 9-17 Igitur speculator qui stabat super turrim
-18 Nuntiavit quoque speculator, dicens : Venit
-20 Nuntiavit autem speculator, dicens : Venit
Isai. 21- 6 Dixit mihi Do. : Vade, et pone speculatorem
52- 8 Vox speculatorum tuor. : levaverunt vocem
56-10 Speculatores ejus cæci omnes, nescierunt
Jerem. 6-17 Et constitui super vos speculatores
Ezech. 3-17 Fili hom., speculatorem dedi te domui Isr.
33- 2 Et constituerit eum super se speculatorem
- 6 Quod si speculator viderit gladium venient.
Sang. a. ej. de manu speculatoris requiram
- 7 Fili hom., speculatorem dedi te domui Isr.
Osee. 9- 8 Speculator Ephraim cum Deo meo
1 Mac. 12-26 Et misit speculatores in castra eorum
2 Petr. 1-16 Sed speculatores facti illius magnitudinis

SPECULOR.

Tobiæ. 11- 6 Dum ex eod. loco specularetur adventum ej.
Eccli. 37-18 Sedentes in excelso ad speculandum
1 Mac. 5-38 Et misit Judas speculari exercitum
2 Cor. 3-18 Revelata facie gloriam Domini speculantes

SPECULUM.

Exod. 38- 8 Fecit et labrum æneum... de speculis mulier.
Sap. 7-26 Et speculum sine macula Dei majestatis
Isai. 3-23 Et specula, et sindones, et vittas, et theristra
1 Cor. 13-12 Videmus nunc per speculum in ænigmate
Jacob. 1-23 Consideranti vultum nativit. suæ in speculo

SPECUS.

Judic. 15-11 Descenderunt ergo... ad specum silicis Etam
3 Reg. 15-13 Subvertitq. specum ej., et confregit simulacr.
Job. 38-40 Cubant in antris, et in specubus insidiantur

SPELUNCA.

Gen. 19-30 Et mansit in spelunca ipse
23- 9 Ut det mihi speluncam duplicem
-11 Agrum trado tibi, et speluncam quæ in eo

Gen. 23-17 In quo erat spelunca duplex, respiciens Mambre, tam ipse, quam spelunca
-19 Uxorem suam in spelunca agri duplici
25- 9 Isaac et Ismael filii sui in spelunca duplici
49-29 In spelunca duplici quæ est in agro Ephron
50-13 Sepelierunt eum in spelunca duplici
Josue. 10-16 Se absconderant in spelunca urbis Maceda
-17 Reges latentes in spelunca urbis Maceda
-18 Volvite saxa ingentia ad os speluncæ
-22 Aperite os speluncæ, et producite ad me
-23 Eduxer. ad eum quinque reges de spelunca
-27 Qui depositos projecerunt in speluncam
Judic. 6- 2 Feceruntque sibi antra et speluncas
15- 8 Descend. habitavit in spelunca petræ Etam
1 *Reg.* 13- 6 Absconderunt se in speluncis et in abditis
22- 1 Et fugit in speluncam Odollam
24- 4 Eratque ibi spelunca, quam ingressus est In interiore parte speluncæ latebant
- 8 Saül, exurgens de spelunca, pergebat
- 9 Et egressus de spelunca, clamavit
-11 Tradiderit... in manu mea in spelunca
2 *Reg.* 23-13 Venerant...ad David in speluncam Odollam
3 *Reg.* 18- 4 Quinquagenos et quinquagenos in speluncis
-13 Quinquagenos et quinquagenos in speluncis
19- 9 Cumque venisset illuc, mansit in spelunca
-13 Et egressus stetit in ostio speluncæ
1 *Par.* 11-15 Descenderunt... ad speluncam Odollam
Ps. H. 10- 9 Quasi leo in spelunca sua
56- 1 Cum fugeret a facie Saül in speluncam
141- 1 Cum esset in spelunca, oratio
Sap. 17- 4 Neque enim quæ continebat illos spelunca
Isai. 2 -19 Et introibunt in speluncas petrarum
32-14 Tenebræ et palpatio factæ s. sup. speluncas
Jerem. 7-11 Numquid ergo spelunca latronum facta est
Ezech. 33-27 Qui autem in præsidiis et speluncis sunt
Nahum. 2-12 Et implevit præda speluncas suas
2 *Mac.* 2- 5 Jeremias invenit locum speluncæ
6-11 Ad proximas coëuntes speluncas
10- 6 In speluncis more bestiarum egerant
Matth. 21-13 Vos aut. fecistis illam speluncam latronum
Marc. 11-17 Vos autem fecistis eam speluncam latronum
Luc. 19-46 Vos aut. fecistis illam speluncam latronum
Joan. 11-38 Erat autem spelunca : et lapis superpositus
Hebr. 11-38 Errantes, in montibus, et speluncis
Apoc. 6-15 Absconderunt se in speluncis et in petris

SPERNO.

Exod. 21- 8 Non habebit potestatem, si spreverit eam
Levit. 26-15 Si spreveritis leges meas, et judicia
4 *Reg.* 19-21 Sprevit te, et subsannavit te, virgo
Tobiæ. 9- 5 Cujus adjuramentum spernere non possum
Psal. 21-25 Quoniam non sprevit, neque despexit
43- 6 In nomine tuo spernemus insurgentes
52- 6 Confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos
77-59 Audivit Deus, et sprevit
-62 Et hæreditatem suam sprevit
101-18 Non sprevit precem eorum
118-118 Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis
Eccli. 3-15 Et ne spernas eum in virtute tua
7-20 Neque fratrem charissimum auro spreveris
8- 7 Non spernas hominem in sua senectute
11- 2 Neque spernas hominem in visu suo
19- 1 Qui spernit modica, paulatim decidet
31-26 Audi me, fili, et ne spernas me
Isai. 1- 2 Ipsi autem spreverunt me
33- 1 Et qui spernis, nonne et ipse sperneris?
Jerem. 33- 8 Deliquerunt mihi, et spreverunt me
Thren. 1- 2 Omnes amici ejus spreverunt eam
- 8 Qui glorificabant eam, spreverunt illam
Ezech. 17-18 Spreverat e. juramentum ut solvere fœdus
-19 Quoniam juramentum quod sprevit
20-27 Cum sprevissent me contemnentes
22- 8 Sanctuaria mea sprevisti
1 *Mac.* 3-14 Qui spernebant verbum regis
7-34 Et irridens sprevit eos, et polluit
Luc. 7-30 Consilium Dei spreverunt in semetipsos
10-16 Qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum, qui misit me
23-11 Sprevit autem illum Herodes cum exercitu
Joan. 12-48 Qui spernit me, et non accipit verba mea
Rom. 14- 3 Non manducantem non spernat
-10 Aut tu, quare spernis fratrem tuum?
1 *Cor.* 16-11 Ne quis ergo illum spernat : deducite
Galat. 3-15 Confirmatum testamentum nemo spernit
4-14 Non sprevistis, neque respuistis
Thes. 4- 8 Qui hæc spernit, non hom. spernit, sed Deum
5-20 Prophetias nolite spernere
Judæ. - 8 Dominationem autem spernunt

SPERO.

Ruth. 1-11 Ut viros ex me sperare possitis
2 *Reg.* 22- 3 Deus fortis meus, sperabo in eum
-31 Scutum est omnium sperantium in se
4 *Reg.* 18- 5 In Domino Deo Israël speravit
-21 An speras in baculo arundineo
1 *Par.* 10-14 Nec speraverit in Domino
2 *Par.* 13-18 Eo quod sperassent in Domino Deo
17- 3 Et non speravit in Baalim
Judith. 13-15 Sperabant eam jam non esse venturam
-17 Deum n., qui non deseruit sperantes in se
Job. 6-20 Confusi sunt, quia speravi
13-15 Etiam si occiderit me, in ipso sperabo
17-12 Et rursum post tenebras spero lucem
32- 7 Sperabam e. quod ætas prolixior loqueretur
Psal. 4- 6 Sanctific. sacrific. justitiæ, et sperate in Do.
5-12 Et lætentur omnes, qui sperant in te
7- 2 Domine Deus meus, in te speravi
9-11 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum
12- 6 Ego autem in misericordia tua speravi
15- 1 Conserva me, Domine, quon. speravi in te
16- 7 Qui salvos facis sperantes in te
17- 3 Adjutor meus, et sperabo in eum
-31 Protector est omnium sperantium in se
20- 8 Quoniam rex sperat in Domino
21- 5 In te speraverunt patres nostri : speraverunt, et liberasti eos
- 6 In te speraverunt, et non sunt confusi
- 9 Speravit in Domino, eripiat eum
24-20 Non erubescam quoniam speravi in te
25- 1 In Domino sperans non infirmabor
26- 3 Adversum me prælium, in hoc ego sperabo
27- 7 In ipso speravit cor meum, et adjutus sum
30- 2 In te, Do., speravi, non confundar in ætern.
- 8 Ego autem in Domino speravi
-15 Ego autem in te speravi, Domine
-20 Perfecisti eis, qui sperant in te
-25 Omnes qui speratis in Domino
31-10 Sperantem a. in Do. misericordia circumd.
32-18 In eis, qui sperant super misericordia ejus
-21 Et in nomine sancto ejus speravimus
-22 Quemadmodum speravimus in te
33- 9 Beatus vir, qui sperat in eo
-23 Et non delinquent omnes qui sperant in eo
35- 8 In tegmine alarum tuarum sperabunt
36- 3 Spera in Domino, et fac bonitatem
- 5 Revela Domino viam tuam, et spera in eo
-40 Salvabit eos : quia speraverunt in eo
37-16 Quoniam in te, Domine, speravi
39- 4 Timebunt : et sperabunt in Domino
40-10 Etenim homo pacis meæ, in quo speravi
41- 6 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
-12 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
42 5 Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi
43- 7 Non enim in arcu meo sperabo
51- 9 Sed speravit in multitudine divitiarum suar.
-10 Speravi in misericordia Dei in æternum
54-24 Ego autem sperabo in te, Domine
55- 4 Ego vero in te sperabo
- 5 In Deo speravi : non timebo quid faciat mihi caro
-11 In Deo speravi, non timebo quid faciat mihi homo
56- 2 Et in umbra alarum tuarum sperabo
61- 9 Sperate in eo, omnis congregatio populi
-11 Nolite sperare in iniquitate
63-11 Lætabitur justus in Dom., et sperabit in eo
68- 4 Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum
70- 1 In te, Domine, speravi, non confundar
-14 Ego autem semper sperabo
77-22 Nec speraverunt in salutari ejus
83-13 Do. virtutum, beatus homo, qui sperat in te
85- 2 Servum tuum, Deus meus, sperantem in te
90- 2 Deus meus sperabo in eum
- 4 Et sub pennis ejus sperabis
-14 Quoniam in me speravit, liberabo eum
111- 7 Paratum cor ejus sperare in Domino
113- 9 Domus Israël speravit in Domino
-10 Domus Aaron speravit in Domino
-11 Qui timent Dominum, speraverunt in Do.
117- 9 Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus
118-42 Quia speravi in sermonibus tuis
129- 5 Speravit anima mea in Domino
- 6 Usque ad noctem, speret Israël in Domino
130- 3 Speret Israël in Domino, ex hoc nunc
140- 8 In te speravi, non auferas animam meam
142- 8 Quia in te speravi. Notam fac mihi viam
143- 2 Protector meus, et in ipso speravi
144-15 Oculi omnium in te sperant, Domine
146-11 In eis, qui sperant super misericordia ejus
Prov. 14-32 Sperat autem justus in morte sua
16-20 Et qui sperat in Domino, beatus est
25-19 Qui sperat super infideli in die angustiæ
28-25 Qui vero sperat in Domino, sanabitur
29-20 Stultitia magis speranda est, quam illius correptio
-25 Qui sperat in Domino, sublevabitur
30- 5 Sermo D. ignit., clypeus est sperantibus in se
Sap. 2-22 Neque mercedem speraverunt justitiæ
12-22 Speremus misericordiam tuam
Sap. 14-29 Male jurantes noceri se non sperant
Eccli 2- 6 Et dirige viam tuam, et spera in illum
- 9 Qui timetis Dominum, sperate in illum
-11 Nullus speravit in Domino, et confusus est
23-30 Et ubi non speravit, apprehendetur
24-45 Et illuminabo omnes sperantes in Domino
31- 8 Nec speravit in pecunia et thesauris
33-17 In benedictione Dei et ipse speravi
34- 7 Et exciderunt sperantes in illis
38-35 Omnes hi in manibus suis speraverunt
Isai. 14-32 Et in ipso sperabunt pauperes populi ejus
26- 3 Pacem, quia in te speravimus
- 4 Sperastis in Domino in sæculis æternis
30- 2 Sperantes auxilium in fortitudine Pharaonis
-12 Et sperastis in calumnia et in tumultu
-13 Dum non speratur, veniet contritio ejus
31- 1 Væ qui descendunt... in equis sperantes
38-13 Sperabam usque ad mane
40-31 Qui autem sperant in Domino, mutabunt
50-10 Non est lumen ei, speret in nomine Domini
Jerem. 49-11 Et viduæ tuæ in me sperabunt
Thren. 3-21 Hæc recolens in corde meo, ideo sperabo
-25 Bonus est Dominus sperantibus in eum
Baruc. 4-22 Ego e. speravi in æternum salutem vestram
Dan. 13-60 Benedixerunt Deum, qui salvat sperantes
Osee. 12- 6 Judicium custodi, et spera in Deo tuo semp.
Nahum. 1- 7 Bonus Dominus... et sciens sperantes in se
Habac. 2-18 Quia speravit in figmento fictor ejus
Soph. 3-12 Et sperabunt in nomine Domini
1 *Mac.* 2-61 Omnes qui sperant in eum, non infirmantur
2 *Mac.* 2-18 Speramus quod cito nostri miserebitur
7-11 Quoniam ab ipso me ea recepturum spero
12-44 Nisi enim eos... resurrecturos speraret
13- 3 Sed sperans se constitui in principatum
15- 8 Sperarent ab Omnipotente sibi affuturam
-20 Cum jam omnes sperarent judicium futur.
Matth. 12-21 Et in nomine ejus gentes sperabunt
24-50 Veniet do. servi illius, in die qua non sperat
Luc. 6-34 A quibus speratis recipere : quæ gratia est
-35 Et mutuum date, nihil inde sperantes
12-46 Veniet do. servi illius, in die qua non sperat
23- 8 Sperabat signum aliquod videre ab eo fieri
24-21 Nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus
Joan. 5-45 Qui accusat vos Moyses, in quo vos speratis
Act. 3- 5 Sperans se aliquid accepturum ab eis
24-26 Simul et sperans, quod pecunia ei daretur
26- 7 Nocte ac die deservientes, sperant devenire
Rom. 8-24 Nam quod videt quis, quid sperat?.
-25 Si autem quod non videmus, speramus
15-12 Erit radix Jesse... in eum gentes sperabunt
-24 Spero quod præteriens videam vos
1 *Cor.* 13- 7 Omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet
15-19 Si in hac vita tantum in Christo sperantes s.
16- 7 Spero e. me aliquantulum temporis manere
2 *Cor.* 1-10 In quem speramus quoniam et adhuc eripiet
-13 Spero a. quod usque in finem cognoscetis
5-11 Spero autem et in conscientiis vestris
8- 5 Et non sicut speravimus, sed semetipsos
13- 6 Spero autem quod cognoscetis, quia nos non sumus reprobi
Ephes. 1-12 Nos, qui ante speravimus in Christo
Philip. 2-19 Spero autem in Domino Jesu
-23 Hunc igitur spero me mittere ad vos
1 *Tim.* 3-14 Hæc tibi scribo, sperans me ad te venire cito
4-10 Quia speramus in Deum vivum, qui est Salv.
5- 5 Speret in Deum, et instet obsecrationibus
6-17 Neque sperare in incerto divitiarum
Phile. -22 Spero per orationes vestras donari me vobis
Hebr. 11- 1 Est a. fides sperandarum substantia rerum
1 *Petr.* 1-13 Sobrii perfecte sperate in eam, quæ offertur
3- 5 Mulieres, sperantes in Deo ornabant se
2 *Joan.* -12 Spero enim me futurum apud vos
3 *Joan.* -14 Spero autem protinus te videre

SPES.

2 *Par.* 22- 9 Nec erat ultra spes aliqua, ut de stirpe quis regnaret Ochoziæ
Tobiæ. 2-16 Ubi est spes tua, pro qua... sepult. faciebas
-22 Respondit : Manifeste vana facta est spes t.
10- 4 Ut quid te misimus...spem posteritatis nost.
- 7 Vias om., per quas spes remeandi videbatur
Esth. 14-19 Exaudi vocem eorum qui nullam aliam spem habent
Job. 5-16 Et erit egeno spes, iniquitas a. contrahet os
7- 6 Et consumpti sunt absque ulla spe
8-13 Oblivisc. Deum, et spes hypocritæ peribit
11-18 Et habebis fiduciam, proposita tibi spe
-20 Et spes illiorum abominatio animæ
14- 7 Lignum habet spem : si præcisum fuerit
19-10 Et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam
-27 Reposita est hæc spes mea in sinu meo
27- 8 Quæ est enim spes hypocritæ si avare rapiat
40-28 Ecce, spes ejus frustrabitur eum
Psal. 4-10 Tu, Do., singulariter in spe constituisti me

Psal. 13- 6 Quoniam Dominus spes ejus est
15- 9 Insuper et caro mea requiescet in spe
21-10 Spes mea ab uberibus matris meæ
39- 5 Beatus vir, cujus est nomen Do. spes ejus
59-10 (*Juda rex meus*) : Moab olla spei meæ
60- 4 Quia factus es spes mea : turris fortitudinis
61- 8 Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est
64- 6 Spes omnium finium terræ, et in mari longe
70- 5 Domine, spes mea a juventute mea
72-28 Bonum est, ponere in Domino Deo spem m.
77- 7 Ut ponant in Deo spem suam
-53 Et deduxit eos in spe, et non timuerunt
90- 9 Quoniam tu es, Domine, spes mea
93-22 Factus est... Deus m. in adjutorium spei m.
107-10 (*Juda rex meus*) : Moab lebes spei meæ
118-49 Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti
141- 6 Dixi : Tu es spes mea , portio mea in terra
145- 5 Adjutor ejus, spes ejus in Dom. Deo ipsius
Prov. 10-28 Spes autem impiorum peribit
11- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
13-12 Spes, quæ differtur, affligit animam
14-26 Fiducia fortitudinis, et filiis ejus erit spes
23-18 Quia habebis spem in novissimo
24-14 Quam cum inveneris, habebis in novissimis spem, et spes tua non peribit
-20 Quoniam non habent futurorum spem mal:
26-12 Magis illo spem habebit insipiens
Sap. 3- 4 Spes illorum immortalitate plena
-11 Et vacua est spes illorum
-18 Non habebunt spem, nec in die agnitionis
5-15 Quoniam spes impii tanquam lanugo est
12-19 Et bonæ spei fecisti filios tuos
13-10 Et inter mortuos spes illorum est
14- 6 Spes orbis terrarum ad ratem confugiens
15- 6 Digni sunt qui spem habeant in talibus
-10 Et terra supervacua spes illius, et luto vilior
16-29 Ingrati e. spes tanquam hybernalis glacies
Eccli. 13- 7 Supplantabit te, et subridens spem dabit
14- 2 Felix, qui... et non excidit a spe sua
24-24 Ego mater... et agnitionis, et sanctæ spei
-25 In me omnis spes vitæ et virtutis
34- 1 Vana spes, et mendacium viro insensato
-15 Spes enim illorum in salvantem illos
-16 Et non pavebit : quoniam ipse est spes ejus
Isai. 20- 5 Et confundentur ab Æthiopia spe sua
- 6 Ecce hæc erat spes nostra
25- 4 Spes a turbine, umbraculum ab æstu
28-15 Quia posuimus mendacium spem nostram
-17 Et subvertet grando spem mendacii
30-15 In silentio et in spe erit fortitudo vestra
Jerem. 17-17 Spes mea tu in die afflictionis
31-17 Et est spes novissimis tuis, ait Dominus
Thren. 3-18 Periit finis meus, et spes mea a Domino
-29 Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes
Ezech. 37-11 Et periit spes nostra, et abscissi sumus
Osee. 2-15 Dabo ei.. vallem Achor ad aperiendam spem
Joel. 3-16 Dominus spes populi sui, et fortitudo filior.
Zach. 9- 5 Et Accaron, quoniam confusa est spes ejus
-12 Convertimini ad munitionem vincti spei
2 *Mac.* 3-29 Mutus, atque omni spe et salute privatus
7-14 Potius est ab hominibus morti datos spem expectare a Deo
-20 Propter spem quam in Deum habebat
-34 Noli frustra extolli vanis spebus
9-22 Sed spem multam habens effugiendi infirm.
15- 7 Machab. a. semper confidebat cum omni spe
Act. 2-26 Insuper et caro mea requiescet in spe
16-19 Quia exivit spes quæstus eorum
23- 6 De spe et resurrectione mortuor. ego judicor
24-15 Spem habens in Deum, quam et hi ipsi
26- 6 Et nunc in spe... sto judicio subjectus
- 7 De qua spe accusor a Judæis, rex
27-20 Jam ablata erat spes omnis salutis nostræ
28-20 Propter spem enim Israël catena hac circumdatus sum
Rom. 4-18 Qui contra spem in spem credidit, ut fieret
5- 2 Et gloriamur in spe gloriæ filiorum Dei
- 4 Probatio vero spem (*operatur*)
- 5 Spes autem non confundit
8-20 Sed propter eum, qui subjecit eam in spe
-24 Spe enim salvi facti sumus
Spes autem quæ videtur, non est spes
12-12 Spe gaudentes : in tribulatione patientes
15- 4 Ut per patientiam... spem habeamus
-13 Deus autem spei repleat vos omni gaudio
Ut abundetis in spe, et virt. Spiritus sancti
1 *Cor.* 9-10 Quoniam debet in spe, qui arat, arare : et qui triturat, in spe fructus percipiendi
13-13 Nunc autem manent fides, spes, charitas
2 *Cor.* 1- 7 Ut spes nostra firma sit pro vobis
3-12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia
10-15 Spem autem habentes crescentis fidei vestræ
Galat. 5- 5 Spiritu ex fide, spem justitiæ expectamus
Ephes. 1-18 Ut sciatis quæ sit spes vocationis ejus
Ephes. 2-12 Promissionis spem non habentes, et sine Deo
4- 4 Sicut vocati estis in una spe vocationis vest.
Philip. 1-20 Secundum expectationem et spem meam
Colos. 1- 5 Propter spem, quæ reposita est vobis in cœlis
-23 Et stabiles, et immobiles a spe Evangelii
-27 Quod est Christus, in vobis spes gloriæ
1 *Thes.* 1- 3 Memores... sustinentiæ spei Domini nostri
2-19 Quæ est enim nostra spes, aut gaudium
4-12 Sicut et cæteri, qui spem non habent
5- 8 Induti loricam fidei... et galeam spem salut.
2 *Thes.* 2-15 Dedit consolationem ætern. et spem bon.
1 *Tim.* 1- 1 Secundum imperium... Chr. Jesu spei nost.
Tit. 1- 2 In spem vitæ æternæ, quam promisit
2-13 Expectant. beatam spem et adventum glor.
3- 7 Hæredes simus secund. spem vitæ æternæ
Hebr. 3- 6 Si fiduciam, et gloriam spei... retineamus
6-11 Ad expletionem spei usque in finem
-18 Confugimus ad tenendam propositam spem
7-19 Introductio vero melioris spei
10-23 Teneamus spei nostræ confessionem
1 *Petr.* 1- 3 Regeneravit nos in spem vivam
-21 Ut fides vestra, et spes esset in Deo
3-15 Rationem de ea, quæ in vobis est, spe
1 *Joan.* 3- 3 Qui habet hanc spem in eo, sanctificat se

SPHÆRA.

Isai. 29- 3 Circumdabo quasi sphæram in circuitu

SPHÆRULA.

Exod. 25-31 Sphærulas, ac lilia ex ipso procedentia
-33 Sphærulaque simul et lilium
-34 Sphærulæque per singulos et lilia
-35 Sphærulæ sub duobus calamis per tria
-36 Sphærulæ igitur et calami ex ipso erunt
37-17 Sphærulæque ac lilia procedebant
-19 Sphærulæque simul et lilia
-20 Sphærulæque per singulos simul et lilia
-21 Sphærulæ sub duobus calamis per loca tria
-22 Sphærulæ igitur et calami ex ipso erant

SPICA.

Gen. 41- 5 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
- 6 Aliæ quoque totidem spicæ tenues
-22 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
-26 Boves pulchræ, et septem spicæ plenæ
-27 Septem spicæ tenues, et vento urente
Levit. 2-14 De spicis adhuc virentibus, torrebis igni
19- 9 Nec remanentes spicas colliges
23-10 Feretis manipulos spicarum, primitias
-22 Nec remanentes spicas colligetis
Deut. 23-25 Franges spicas, et manu conteres
Judic. 12- 6 Schibboleth, quod interpretatur Spica
Eadem littera spicam exprimere non valens
Ruth. 2- 2 Vadam in agrum, et colligam spicas
- 3 Et colligebat spicas post terga metentium
- 7 Rogavit ut spicas colligeret remanentes
-15 Surrexit, ut spicas ex more colligeret
2 *Reg.* 4- 6 Latenter assumentes spicas tritici
Job. 24-10 Et esurientibus tulerunt spicas
-24 Et sicut summitates spicarum conterentur
Isai. 17- 5 Et brachium ejus, spicas leget : et erit sicut quærens spicas in valle Raphaim
Zach. 4-12 Quid sunt duæ spicæ olivarum
Matth. 12- 1 Esurientes cœperunt vellere spicas
Marc. 2-23 Cœperunt progredi, et vellere spicas
4-28 Fructificat, primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica
Luc. 6- 1 Vellebant Discipuli ejus spicas

SPICATUS.

Marc. 14- 3 Alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi

SPICULA.

1 *Mac.* 6-51 Spicula, et scorpios ad mittendas sagittas

SPICULATOR.

Marc. 6-27 Misso spiculatore, præcepit afferri caput

SPINA.

Gen. 3-18 Spinas et tribulos germinabit tibi
Exod. 22- 6 Si egressus ignis invenerit spinas
Judic. 8- 7 Conteram carnes vestras cum spinis
-16 Seniores civitatis, et spinas deserti
2 *Reg.* 23- 6 Prævaricatores a. quasi spinæ evellentur
Job. 31-40 Oriatur mihi tribulus, et pro hordeo spina
Psal. 31- 4 In ærumna mea, dum configitur spina
57-10 Intelligerent spinæ vestræ rhamnum
117-12 Et exarserunt sicut ignis in spinis
Prov. 15-19 Iter pigrorum quasi sepes spinarum
24-31 Operuerant superficiem ejus spinæ
26- 9 Si spina nascatur in manu temulenti
Eccle. 7- 7 Sicut sonitus spinarum ardentium sub olla
Cant. 2- 2 Sicut lilium inter spinas, sic amica mea
Eccli. 28-28 Sepi aures tuas spinis
Isai. 5- 6 Et ascendent vepres et spinæ
Isai. 7-23 In spinas et in vepres erunt
-24 Vepres e. et spinæ erunt in universa terra
-25 Non veniet illuc terror spinarum et vepr.
9-18 Veprem et spinam vorabit : et succendetur
10-17 Et devorabitur spina ejus, et vepres
27- 4 Quis dabit me spinam et veprem in prælio
32-13 Spinæ et vepres ascendent
33-12 Spinæ congregatæ igni comburentur
34-13 Et orientur in domibus ejus spinæ
41-19 Dabo in solitudinem cedrum et spinam
Jerem. 4- 3 Et nolite serere super spinas
12-13 Seminaverunt triticum, et spinas messuer.
Baruc. 6-70 Spina alba, supra quam omnis avis sedet
Ezech. 28-24 Spina dolorem inferens undique per circ.
Osee. 2- 6 Propter hoc ecce ego sepiam viam t. spinis
Joel. 3-18 Egredietur, et irrigabit torrentem spinar.
Mich. 7- 4 Et qui rectus, quasi spina de sepe
Nahum. 1-10 Quia sicut spinæ se invicem complectuntur
Soph. 2- 9 Filii Amm. quasi Gomorr. siccitas spinarum
Matth. 7-16 Numquid colligunt de spinis uvas
13- 7 Alia autem ceciderunt in spinas
Et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea
-22 Qui autem seminatus est in spinis, hic est
27-29 Et plectentes coronam de spinis, posuerunt
Marc. 4- 7 Et aliud cecidit in spinas : et ascenderunt spinæ, et suffocaverunt illud
-18 Et alii sunt qui in spinis seminantur
Luc. 6-44 Neque enim de spinis colligunt ficus
8- 7 Et aliud cecidit inter spinas, et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud
-14 Quod autem in spinas cecidit
Joan. 19- 2 Et milites plectentes coronam de spinis
Hebr. 6- 8 Proferens a. spinas ac tribulos, reproba est

SPINEA.

Marc. 14-17 Et imponunt ei plectentes spineam coronam
Joan. 19- 5 Exivit ergo Jesus portans coronam spineam

SPIRACULUM.

Gen. 2- 7 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ
7-22 Cuncta, in quibus spiraculum vitæ est
Job. 32-19 En venter m. quasi mustum absq. spiraculo
33- 4 Et spiraculum Omnipotentis vivificavit me
41- 7 Et ne spiraculum quidem incedit per eas
Prov. 20-27 Lucerna Domini spiraculum hominis

SPIRAMENTUM.

Job. 26- 4 Nonne eum, qui fecit spiramentum ?

SPIRITUALIS, *et* SPIRITALIS, E.

Osee. 9- 7 Stultum prophetam, insanum virum spiritualem
Rom. 1-11 Ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis
7-14 Scimus enim quia lex spiritualis est
15-27 Si spiritualium eorum participes facti sunt
1 *Cor.* 2-13 Spiritualibus spiritualia comparantes
-15 Spiritualis autem judicat omnia
3- 1 Non potui vobis loqui quasi spiritualibus
9-11 Si nos vobis spiritualia seminavimus
10- 3 Om. eamdem escam spiritalem manducav.
- 4 Omnes eumdem potum spiritalem biberunt
Bibeb. a. de spiritali, consequente eos, petra
12- 1 De spiritualibus autem, nolo vos ignorare
14- 1 Sectamini charitat., æmulamini spiritualia
-37 Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis
15-44 Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. Si est corpus animale, est et spiritale
-46 Sed non prius quod spiritale est, sed quod animale : deinde quod spiritale
Galat. 6- 1 Vos qui spirituales estis, hujusmodi instruite
Ephes. 1- 3 Qui benedixit nos in o. benedictione spiritali
5-19 Et hymnis, et canticis spiritualibus
6-12 Contra spiritualia nequitiæ, in cœlestibus
Colos. 1- 9 In omni sapientia et intellectu spiritali
3-16 Psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus
1 *Petr.* 2- 5 Superædificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanct. offerre spirituales hostias

SPIRITUALITER.

1 *Cor.* 2-14 Non potest intelligere, quia spiritualiter examinatur
Apoc. 11- 8 Quæ vocatur spiritualiter Sodoma, et Ægyp.

SPIRITUS.

Gen. 1- 2 Et Spiritus Dei ferebatur super aquas
6- 3 Non permanebit spiritus meus in homine
-17 Carn., in qua spiritus vitæ est subter cœlum
7-15 Bina ex om. carne, in qua erat spiritus vitæ
8- 1 Adduxit spiritum super terram
41-38 Talem virum, qui spiritu Dei plenus sit
45-27 Cumque vidisset plaustra... revixit spiritus
Exod. 6- 9 Non acquieverunt ei, propter angustiam spiritus
15- 8 In spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ

Exod. 15-10 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare
28- 3 Quos replevi spiritu prudentiæ, ut faciant
31- 3 Et implevi eum spiritu Dei, sapientia
35-31 Implevitque eum spiritu Dei, sapientia
Levit. 20-27 Pythonicus vel divinationis fuerit spiritus
Num. 5-14 Si spiritus zelotypiæ concitaverit virum
-30 Zelotypiæ spiritu concitatus adduxerit eam
11-17 Et auferam de spiritu tuo, tradamque eis
-25 Auferens de spiritu qui erat in Moyse
Cumque requievisset in eis Spiritus
-26 Alter Medad, super quos requievit Spiritus
-29 Et det eis Dominus Spiritum suum
14-24 Caleb, qui plenus alio spiritu secutus est me
16-22 Fortissime Deus spirituum universæ carnis
24- 2 Et irruente in se spiritu Dei
27-16 Provideat Do. Deus spirituum omnis carnis
-18 Filium Nun, virum in quo est Spiritus
Deut. 2-30 Quia induraverat Do. Deus t. spiritum ej.
34- 9 Josuë vero... repletus est Spiritu sapientiæ
Josue. 2-11 Nec remansit in nob. spiritus ad introitum v.
5- 1 Et non remansit in eis spiritus
Judic. 3-10 Fuitque in eo Spiritus Domini, et judicavit
6-34 Spiritus autem Domini induit Gedeon
8- 3 Cum locutus esset, requievit spiritus eor.
9-23 Misitque Dominus spiritum pessimum
11-29 Factus est ergo sup. Jephte Spiritus Dom.
13-25 Cœpitque Spiritus Domini esse cum eo
14- 6 Irruit autem Spiritus Domini in Samson
-19 Irruit itaque in eum Spiritus Domini
15-14 Irruit Spiritus Domini in eum
-19 Quib. haustis, refocillavit spiritum, et vires
1 Reg. 10- 6 Et insiliet in te Spiritus Domini
-10 Et insiluit super eum Spiritus Domini
11- 6 Et insilivit Spiritus Domini in Saül
16-13 Et directus est Spiritus Domini a die illa
-14 Spiritus autem Domini recessit a Saül, et exagitabat eum spiritus nequam
-15 Ecce spiritus Dei malus exagitat te
-16 Ut quando arripuerit te spiritus Dom. malus
-23 Quandocumq. spiritus Do. malus arripiebat
Recedebat enim ab eo spiritus malus
18-10 Invasit spiritus Dei malus Saül
19- 9 Et factus est spiritus Domini malus in Saül
-20 Factus est etiam Spiritus Domini in illis
-23 Et factus est etiam super eum Spiritus Dom.
30-12 Cum comedisset reversus est spiritus ejus
2 Reg. 13-21 Et noluit contristare spiritum Amnon
22-16 Ab inspiratione spiritus furoris ejus
23- 2 Spiritus Domini locutus est per me
3 Reg. 10- 5 Non habebat ultra spiritum
18-12 Spiritus Domini asportabit te in locum
19-11 Spiritus grandis et fortis subvertens montes
Non in spiritu Dominus, et post spiritum commotio
22-21 Egressus est a. spiritus, et stetit coram Do.
-22 Ait : Egrediar, et ero spiritus mendax
-23 Ecce dedit Dominus spiritum mendacii
-24 Me-ne ergo dimisit Spiritus Domini ?
4 Reg. 2- 9 Obsecro ut fiat in me duplex spiritus tuus
-15 Requievit spiritus Eliæ super Eliseum
-16 Ne forte tulerit eum Spiritus Domini
19- 7 Ecce, ego immittam ei spiritum, et audiet
1 Par. 5-26 Et suscitavit... spiritum Phul regis Assyriorum, et spiritum Thelgathphalnasar regis
12-18 Spiritus vero induit Amasaï principem
2 Par. 9- 4 Non erat præ stupore ultra in ea spiritus
15- 1 Filius Oded, facto in se Spiritu Dei
18-20 Processit spiritus, et stetit coram Domino
-21 Egrediar, et ero spiritus mendax
-22 Ecce Dominus dedit spiritum mendacii
-23 Per quam viam transivit Spiritus Do. a me ?
20-14 Super quem factus est Spiritus Domini
21-16 Suscitavit ergo Dominus.. spiritum Philisth.
24-20 Spiritus itaque Dei induit Zachariam
36-22 Suscitavit Dominus spiritum Cyri regis
1 Esdr. 1- 1 Suscitavit Dominus spiritum Cyri regis
- 5 Et omnis cujus Deus suscitavit spiritum
2 Esdr. 9-20 Et spiritum tuum bonum dedisti
-30 Et contestatus es eos in spiritu tuo
Tobiæ. 3- 6 Et præcipe in pace recipi spiritum meum
10- 9 Et cruciatur spiritus eorum in ipsis
Judith. 8-16 Et in spiritu constituti humiliato, servientes
13-30 Postea vero quam resumpto spiritu recreat.
16-17 Misisti spiritum tuum, et creata sunt
Esth. 15-11 Convertitq. Do. spiritum regis in mansuet.
16-12 Ut regno privare nos niteretur et spiritu
Job. 4- 9 Et spiritu iræ ejus esse consumptos
-15 Et cum spiritus, me præsente, transiret
6- 4 Quarum indignatio ebibit spiritum meum
7-11 Loquar in tribulatione spiritus mei
8- 2 Et spiritus multiplex sermones oris tui
9-18 Non concedit requiescere spiritum meum
10-12 Et visitatio tua custodivit spiritum meum
12-10 Et spiritus universæ carnis hominis
15-13 Quid tumet contra Deum spiritus tuus ?

Job. 15-30 Arefaciet flamma, et auferetur spiritu oris s.
17- 1 Spiritus meus attenuabitur, dies mei brev.
20- 3 Spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi
26-13 Spiritus ejus ornavit cœlos
27- 3 Superest... et spiritus Dei in naribus meis
32- 8 Sed, ut video, Spiritus est in hominibus
-18 Et coarctat me spiritus uteri mei
33- 4 Spiritus Dei fecit me, et spiraculum Omnip.
34-14 Spiritum illius et flatum ad se trahet
Ps. L. 10- 7 Et spiritus procellarum, pars calicis eorum
17-16 Domine, ab inspiratione spiritus iræ tuæ
30- 6 In manus tuas commendo spiritum meum
31- 2 Nec est in spiritu ejus dolus
32- 6 Et spiritu oris ejus omnis virtus eorum
33-19 Et humiles spiritu salvabit
47- 8 In spiritu vehementi conteres naves Tharsis
50-12 Spiritum rectum innova in visceribus meis
-13 Et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me
-14 Et spiritu principali confirma me
-19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus
54- 9 Salvum me fecit a pusillanimitate spiritus
75-13 Et ei qui aufert spiritum principum
76- 4 Et exercitatus sum : et defecit spiritus meus
- 7 Et exercitabar, et scopebam spiritum meum
77- 8 Et non est creditus cum Deo spiritus ejus
-39 Caro sunt : spiritus vadens, et non rediens
102-16 Quoniam spiritus pertransibit in illo
103- 4 Qui facis Angelos tuos, spiritus
-29 Auferes spiritum eorum, et deficient
-30 Emittes spiritum tuum, et creabuntur
105-33 Qui exacerbaverunt spiritum ejus
106-25 Dixit, et stetit spiritus procellæ
118-131 Os meum aperui, et attraxi spiritum
134-17 Neque enim est spiritus in ore ipsorum
138- 7 Quo ibo a spiritu t. ? et quo a facie t. fugiam?
141- 4 In deficiendo ex me spiritum meum
142- 4 Et anxiatus est super me spiritus meus
- 7 Domine : defecit spiritus meus
-10 Spiritus tuus bonus deducet me in terram
145- 4 Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram
147-18 Flabit spiritus ejus, et fluent aquæ
148- 8 Spiritus procellar. : quæ faciunt verbum ej.
150- 6 Omnis spiritus laudet Dominum
Prov. 1-23 En proferam vobis spiritum meum
15- 4 Quæ a. immoderata est, conteret spiritum
-13 In mœrore animi dejicitur spiritus
16- 2 Spirituum ponderator est Dominus
-18 Et ante ruinam exaltatur spiritus
17-22 Spiritus tristis exsiccat ossa
-27 Prudens est : et pretiosi spiritus vir erudit.
18-14 Spiritus viri sustentat imbecillitatem suam
Spiritum vero ad irascendum facilem
25-28 Non potest in loquendo cohibere spiritum s.
29-11 Totum spiritum suum profert stultus
-23 Et humilem spiritu suscipiet gloria
30- 4 Quis continuit spiritum in manibus suis ?
Eccli. 1- 6 Lustrans universa in circuitu pergit spiritus
-14 Ecce universa vanitas, et afflictio spiritus
-17 In his quoq. esset labor, et afflictio spiritus
2-17 Et cuncta vanitatem et afflictionem spiritus
-22 De universo labore suo et afflictione spiritus
3-21 Quis novit si spiritus filiorum Adam ascendat sursum, et si spiritus jumentorum descendat deorsum ?
4-16 Sed et hoc vanitas et afflictio spiritus
6- 9 Sed et hoc vanitas est, et præsumptio spiritus
8- 8 Non est in hominis potestate prohibere spiritum
10- 4 Si spiritus potestatem habentis ascenderit
11- 5 Quomodo ignoras quæ sit via spiritus
12- 7 Et spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum
Sap. 1- 5 Spiritus e. sanctus disciplinæ effugiet fictum
- 6 Benignus est enim spiritus sapientiæ
- 7 Quoniam spiritus Domini replevit orbem
2- 3 Et spiritus diffundetur tanquam mollis aër
5- 3 Et præ angustia spiritus gementes
-24 Contra illos stabit spiritus virtutis
7- 7 Et venit in me spiritus sapientiæ
-22 Est enim in illa spiritus intelligentiæ
-23 Et qui capiat omnes spiritus
9-17 Et miseris Spiritum sanctum tuum
11-21 Uno spiritu poterant occidi persecut. passi
Et dispersi per spiritum virtutis tuæ
12- 1 Et suavis est, Domine, Spiritus tuus in om.
13- 2 Ignem, aut spiritum... deos putaverunt
15-11 Et qui insufflavit ei spiritum vitalem
-15 Neque nares ad percipiendum spiritum
-16 Et qui spiritum mutuatus est, is finxit illos
16-14 Et cum exierit spiritus, non revertetur
17-17 Sive spiritus sibilans, aut inter spissos arb.
Eccli. 1- 9 Ipse creavit illam in Spiritu sancto
7-19 Humilia valde spiritum tuum
15- 5 Et adimplebit illum spiritu sapientiæ
16-25 Et dico in æquitate spiritus virtutes
17- 6 Creavit illis scientiam spiritus

Eccli. 24-27 Spiritus enim meus super mel dulcis
25- 1 In tribus placitum est spiritui meo
34-14 Spiritus timentium Deum quæritur
38-24 Et consolare illum in exitu spiritus sui
39- 8 Spiritu intelligentiæ replebit illum
-33 Sunt spiritus, qui ad vindictam creati sunt
43-18 Tempestas Aquilonis et congregatio spiritus
48-13 Et in Eliseo completus est spiritus ejus
-27 Spiritu magno vidit ultima, et consolatus est
Isai. 2-22 Cujus spiritus in naribus ejus est
4- 4 In spiritu judicii et spiritu ardoris
11- 2 Requiescet super eum Spiritus Domini ; spiritus sapientiæ et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiæ
- 3 Replebit eum spiritus timoris Domini
- 4 Spiritu labiorum suorum interficiet impium
-15 Super flumen, in fortitudine spiritus sui
19- 3 Et dirumpetur spiritus Ægypti
-14 Miscuit in medio ejus spiritum vertiginis
25- 4 Spiritus e. robustor. quasi turbo impellens
26- 9 Sed et spiritu meo in præcordiis meis
-18 Quasi parturivimus, et peperimus spiritum
27- 8 Meditatus est in spiritu suo duro
28- 6 Spiritus judicii sedenti super judicium
29-10 Miscuit vobis Dominus spiritum soporis
-24 Et scient errantes spiritu intellectum
30- 1 Ordiremini telam, et non per spiritum m.
-28 Spiritus ejus velut torrens inundans
31- 3 Et equi eorum caro, et non spiritus
32-15 Donec effundatur super nos spiritus
33-11 Spiritus vester ut ignis vorabit vos
34-16 Et spiritus ejus ipse congregavit ea
37- 7 Ecce ego dabo ei spiritum et audiet nuntium
38-16 Et in talibus vita spiritus mei
40- 7 Cecidit flos, quia spiritus Do. sufflavit in eo
-13 Quis adjuvit spiritum Domini ?
42- 1 Dedi spiritum meum super eum
- 5 Dans... et spiritum calcantibus eam
44- 3 Effundam spiritum meum super semen t.
48-16 Dominus Deus misit me, et spiritus ejus
54- 6 Mœrentem spiritu vocavit te Dominus
57-15 Et cum contrito et humili spiritu
Ut vivificet spiritum humilium, et vivificet
-16 Quia spiritus a facie mea egredietur
59-19 Quasi fluvius violentus, quem spiritus Domini cogit
-21 Spiritus meus, qui est in te, et verba mea
61- 1 Spiritus Domini super me, eo quod unxerit
- 3 Pallium laudis pro spiritu mœroris
63-10 Et afflixerunt spiritum sancti ejus
-11 Qui posuit in medio ejus spiritum sancti sui
-14 Spiritus Domini ductor ejus fuit
65-14 Et præ contritione spiritus ululabitis
66- 2 Nisi ad pauperculum et contritum spiritu
Jerem. 4-12 Spiritus plenus ex his veniet mihi
10-14 Quod conflavit, et non est spiritus in eis
51-11 Suscitavit Dom. spiritum regum Medorum
-17 Conflatio eorum, nec est spiritus in eis
Thren. 4-20 Spiritus oris nostri Christus Dominus
Baruc. 2-17 Quorum spiritus acceptus est a visceribus s.
3- 1 Et spiritus anxius clamat ad te
6-24 In quibus spiritus non inest ipsis
-60 Idipsum a. et spiritus in om. regione spirat
Ezech. 1-12 Ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur
-20 Quocumque ibat spiritus, illuc eunte spiritu
Spiritus enim vitæ erat in rotis
-21 Quia spiritus vitæ erat in rotis
2- 2 Ingressus est in me spiritus postq. locut. est
3-12 Et assumpsit me spiritus, et audivi
-14 Spiritus quoque levavit me, et assumpsit me
Abii amarus in indignatione spiritus mei
-24 Et ingressus est in me spiritus, et statuit
8- 3 Elevavit me spiritus inter terram et cœlum
10-17 Spiritus enim vitæ erat in eis
11- 1 Elevavit me spiritus, et introduxit me
- 5 Et irruit in me spiritus Dom., et dixit ad me
-19 Spiritum novum tribuam in visceribus eor.
-24 Spiritus levavit me, adduxitq. in Chaldæam ad transmigr. in visione, in spiritu Dei
13- 3 Qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident
-13 Erumpere faciam spiritum tempestatum
18-31 Facite vobis cor novum et spiritum novum
21- 7 Et infirmabitur omnis spiritus
36-26 Et spiritum novum ponam in medio vestri
-27 Et spiritum meum ponam in medio vestri
37- 1 Et eduxit me in spiritu Domini
- 5 Ego intromittam in vos spiritum, et vivetis
- 6 Et dabo vobis spiritum, et vivetis
- 8 Cutis desuper, et spiritum non habebant
- 9 Et dixit ad me : Vaticinare ad spiritum
Et dices ad spiritum : Hæc dicit Dom. Deus
A quatuor ventis veni, spiritus
-10 Et ingressus est in ea spiritus, et vixerunt
-14 Et dedero spiritum meum in vobis
39-29 Eo quod effuderim spiritum meum

Ezech. 43- 5 Et elevavit me spiritus, et introduxit me
Dan. 2- 1 Et conterritus est spiritus ejus
3-39 In animo contrito, et spiritu humilitatis suscipiamur
-65 Benedicite, omnes spiritus Dei, Domino
-86 Benedicite, spiritus et animæ justorum, Do.
4- 5 Qui habet spiritum deorum sanctorum
- 6 Quod spiritum sanctorum deorum habeas
-15 Quia spiritus deorum sanctorum in te est
5-11 Qui spiritum deorum sanctorum habet in se
-12 Quia spiritus amplior, et prudentia, intellig.
-14 Quoniam spiritum deorum habeas
-20 Et spiritus illius obfirmatus est ad superb.
6- 3 Quia spiritus Dei amplior erat in illo
7-15 Horruit spiritus m.: ego Daniel territus sum
13-45 Suscitavit Dominus spiritum sanctum pueri
14-35 Supra lacum in impetu spiritus sui
Osee. 4-12 Spiritus enim fornicationum decepit eos
-19 Ligavit eum spiritus in alis suis
5- 4 Quia spiritus fornicationum in medio eor.
Joel. 2-28 Effundam spiritum m. sup. omnem carnem
-29 In diebus illis effundam spiritum meum
Mich. 2- 7 Numquid abbreviatus est spiritus Domini?
-11 Utinam non essem vir habens spiritum
3- 8 Repletus sum fortitudine spiritus Domini
Habac. 1-11 Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit
2-19 Et omnis spiritus non est in visceribus ejus
Aggæi. 1-14 Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel
Et spiritum Jesu filii Josedec
Et spiritum reliquorum de omni populo
2- 6 Et spiritus meus erit in medio vestrum
Zach. 4- 6 Sed in spiritu meo, dicit Dom. exercituum
5- 9 Mulieres egredientes, et spiritus in alis ear.
6- 8 Requiescere fecerunt spiritum meum
7-12 Verba quæ misit Dom. exercit. in spiritu suo
12- 1 Et fingens spiritum hominis in eo
-10 Et effundam... spiritum gratiæ et precum
13- 2 Et spiritum immundum auferam de terra
Malac. 2-15 Nonne unus fecit: et residuum spiritus ej. est
Custodite ergo spiritum vestrum
-16 Custodite spiritum vestr., et nolite despicere
1 Mac. 13- 7 Et accensus est spiritus populi simul
2 Mac. 3-24 Sed spiritus omnipotentis Dei magnam fecit
-31 Qui in supremo spiritu erat constitutus
7- 9 Et in ultimo spiritu constitutus, sic ait
-22 Neque enim ego spiritum, et animam donavi
-23 Spiritum vobis iterum cum miseric. reddet
14-46 Invocans Dominatorem vitæ ac spiritus
Matth. 1-18 Inventa est in utero habens de Spiritu sancto
-20 Quod e. in ea natum est de Spiritu sancto est
3-11 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto
-16 Et vidit Spiritum Dei descendentem
4- 1 Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu
5- 3 Beati pauperes spiritu: quoniam ipsor. est
8-16 Et ejiciebat spiritus verbo
10- 1 Dedit illis potestatem spirituum immundor.
-20 Sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur
12-18 Ponam Spiritum meum super eum
-28 Si autem ego in spiritu Dei ejicio dæmones
-31 Spiritus autem blasphemia non remittetur
-32 Qui autem dixerit contra Spiritum sanctum
-43 Cum autem immundus spiritus exierit
22-43 Quomodo ergo David in Spiritu vocat eum
26-41 Spiritus quid. promptus est, caro a. infirma
27-50 Iterum clamans voce magna, emisit spiritum
28-19 In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti
Marc. 1- 8 Ille vero baptizabit vos Spiritu sancto
-10 Et Spiritum tanq. columbam descendentem
-12 Et statim Spiritus expulit eum in desertum
-23 Homo in spiritu immundo: et exclamavit
-26 Et discerpens eum spiritus immundus
-27 In potestate etiam spiritibus immundis imperat
2- 8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo
3-11 Et spiritus immundi, cum illum videbant
-29 Qui a. blasphemaverit in Spiritum sanctum
-30 Dicebant: Spiritum immundum habet
5- 2 Occurrit de monumentis homo in spiritu immundo
- 8 Dicebat enim illi: Exi, spiritus immunde
-12 Et deprecabantur eum spiritus, dicentes
-13 Et exeuntes spiritus immundi introierunt
6- 7 Dabat illis potestatem spirituum immund.
7-25 Cujus filia habebat spiritum immundum
8-12 Et ingemiscens spiritu, ait: Quid generatio
9-16 Filium m. ad te, habentem spiritum mutum
-19 Statim spiritus conturbavit illum
-24 Comminatus est spiritui immundo
Surde et mute spiritus, ego præcipio tibi
12-36 Ipse enim David dicit in Spiritu sancto
13-11 Non e. vos estis loquentes, sed Spiritus sanct.
14-38 Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma
Luc. 1-15 Non bibet, et Spiritu sancto replebitur
-17 Ante illum in spiritu et virtute Eliæ

Luc. 1-35 Spiritus sanctus superveniet in te
-41 Et repleta est Spiritu sancto Elisabeth
-47 Et exultavit spiritus meus in Deo
-67 Pater ejus repletus est Spiritu sancto
-80 Puer aut. crescebat, et confortabatur spiritu
2-25 Et Spiritus sanctus erat in eo
-26 Et responsum acceperat a Spiritu sancto
-27 Et venit in spiritu in templum
3-16 Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto
-22 Descendit Spiritus sanctus corporali specie
4- 1 Jesus a. plenus Spiritu sancto regressus est
Et agebatur a Spiritu in desertum
-14 Regressus est Jesus in virtute Spiritus
-18 Spiritus Do. sup. me, propter quod unxit me
-36 Et virtute imperat immundis spiritibus
6-18 Et qui vexabantur a spiritibus immundis
7-21 A languoribus, et plagis, et spiritibus malis
8- 2 Quæ erant curatæ a spiritibus malignis
-29 Præcipiebat enim spiritui immundo
-55 Et reversus est spiritus ejus, et surrexit
9-39 Et ecce spiritus apprehendit eum
-43 Et increpavit Jesus spiritum immundum
-55 Dicens: Nescitis cujus spiritus estis
10-20 Quia spiritus vobis subjiciuntur
-21 In ipsa hora exultavit Spiritu sancto, et dixit
11-13 Dabit spiritum bonum petentibus se
-24 Cum immundus spiritus exierit de homine
-26 Et assumit septem alios spiritus secum
12-10 Qui in Spiritum sanctum blasphemaverit
-12 Spiritus e. sanctus docebit vos in ipsa hora
13-11 Mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis
23-46 In manus tuas commendo spiritum meum
24-37 Conterriti, existimabant se spiritum videre
-39 Quia spiritus carnem et ossa non habet
Joan. 1-32 Vidi Spiritum descendentem quasi columb.
-33 Super quem videris Spiritum descendentem
Hic est, qui baptizat in Spiritu sancto
3- 5 Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
- 6 Et quod natum est ex spiritu, spiritus est
- 8 Spiritus ubi vult spirat: et vocem ej. audis
Sic est omnis, qui natus est ex spiritu
-34 Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum
4-23 Adorabunt Patrem in spiritu et veritate
-24 Spiritus est Deus: et eos, qui adorant eum
In spiritu et veritate oportet adorare
6-64 Spiritus est, qui vivificat: caro non prodest
Verba... spiritus et vita sunt
7-39 Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi
Nondum enim erat Spiritus datus
11-33 Infremuit spiritu, et turbavit se ipsum
13-21 Cum hæc dixisset Jesus, turbatus est spiritu
14-17 Spiritum veritatis, quem mundus non potest
-26 Paracletus autem Spiritus sanctus
15-26 Spiritum veritatis, qui a Patre procedit
16-13 Cum autem venerit ille Spiritus veritatis
19-30 Et inclinato capite tradidit spiritum
20-22 Dixit eis: Accipite Spiritum sanctum
Act. 1- 2 Qua præcipiens Apostolis per Spiritum
- 5 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto
- 8 Accipietis virtutem supervenientis Spiritus
-16 Quam prædixit Spiritus sanctus per os Dav.
2- 2 Tanquam advenientis spiritus vehementis
- 4 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
Prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis
-17 Effundam de Spiritu meo super om. carnem
-18 In diebus illis effundam de Spiritu meo
-33 Promissione Spiritus sancti accepta a Patre
-38 Et accipietis donum Spiritus sancti
4- 8 Tunc repletus Spiritu sancto Petrus
-25 Qui Spiritu sancto per os patris nostri David
-31 Et repleti sunt omnes Spiritu sancto
5- 3 Mentiri te Spiritui sancto, et fraudare
- 9 Convenit vobis tentare Spiritum Domini
-16 Ægros, et vexatos a spiritibus immundis
-32 Et Spiritus sanctus, quem dedit Deus
6- 3 Plenos Spiritu sancto et sapientia
- 5 Stephanum, virum plenum fide et Spiritu
-10 Sapientiæ, et Spiritui qui loquebatur
7-51 Vos semper Spiritui sancto resistitis
-55 Cum autem esset plenus Spiritu sancto
-58 Dicentem: Dom. Jesu, suscipe spiritum m
8- 7 Multi e. eor. qui habebant spiritus immund.
-15 Oraverunt pro ipsis ut acciperent Spiritum
-17 Et accipiebant Spiritum sanctum
-18 Daretur Spiritus sanctus, obtulit eis pecun.
-19 Cuicumque imposuero manus, accipiat Spiritum sanctum
-29 Dixit autem Spiritus Philippo: Accede
-39 Spiritus Domini rapuit Philippum
9-17 Ut videas, et implearis Spiritu sancto
-31 Et consolatione sancti Spiritus replebatur
10-19 Dixit Spiritus ei: Ecce viri tres quærunt te
-38 Quomodo unxit eum Deus Spiritu sancto
-44 Cecidit Spiritus sanctus super omnes
-45 In nationes gratia Spiritus sancti effusa est

Act. 10-47 Qui Spiritum sanct. acceperunt sicut et nos
11-12 Dixit autem Spiritus mihi, ut irem cum illis
-15 Cecidit Spiritus sanctus super eos
-16 Vos autem baptizabimini Spiritu sancto
-24 Et plenus Spiritu sancto et fide
-28 Significabat per spiritum famem magnam
13- 2 Dixit illis Spiritus sanctus: Segregate mihi
- 4 Ipsi quidem missi a Spiritu sancto abierunt
- 9 Qui et Paulus, repletus Spiritu sancto
-52 Replebantur gaudio et Spiritu sancto
15- 8 Dans illis Spiritum sanctum, sicut et nobis
-28 Visum est enim Spiritui sancto et nobis
16- 6 Vetati sunt a Spiritu sancto loqui verbum
- 7 Et non permisit eos Spiritus Jesu
-16 Puellam quamdam habentem spiritum pyt.
-18 Et conversus, spiritui dixit: Præcipio tibi
17-16 Incitabatur spiritus ejus in ipso
18-25 Et fervens spiritu loquebatur, et docebat
19- 2 Si Spiritum sanctum accepistis credentes?
Sed neque si Spiritus sanctus est, audivimus
- 6 Venit Spiritus sanctus super eos
-12 Et spiritus nequam egrediebantur
-13 Invocare super eos, qui habebant spiritus
-15 Respondens autem spiritus nequam dixit eis
-21 His a. expletis, proposuit Paulus in Spiritu
20-22 Et nunc ecce alligatus ego spiritu
-23 Nisi quod Spiritus sanctus per omnes civit.
-28 In quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos
21- 4 Qui Paulo dicebant per Spiritum ne ascend.
-11 Dixit: Hæc dicit Spiritus sanctus
23- 8 Non esse resurrectionem, neque Angelum, neque Spiritum
- 9 Quid si Spiritus locutus est ei, aut Angelus?
28-25 Quia bene Spiritus sanctus locutus est
Rom. 1- 4 In virtute secundum Spiritum sanctificat.
- 9 Cui servio in spiritu meo in Evangelio
2-29 Et circumcisio cordis in spiritu
5- 5 Per Spiritum, sanctum qui datus est nobis
7- 6 Ita ut serviamus in novitate spiritus
8- 2 Lex enim spiritus vitæ in Christo Jesu
- 4 Non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum
- 5 Qui vero secundum spiritum sunt
- 6 Prudentia autem spiritus, vita et pax
- 9 Vos autem in carne non estis, sed in spiritu: si tamen spiritus Dei habitat in vobis
Si quis autem Spiritum Christi non habet
-10 Spiritus vero vivit propter justificationem
-11 Si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum
Propter inhabitantem Spiritum ejus in vob.
-13 Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis
-14 Quicumque enim Spiritu Dei aguntur
-15 Non enim accepistis spiritum servitutis
Sed accepistis spiritum adoptionis filiorum
-16 Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro
-23 Sed et nos ipsi primitias Spiritus habentes
-26 Et Spiritus adjuvat infirmitatem nostram
Sed ipse Spiritus postulat pro nobis
-27 Scrutatur corda, scit quid desideret spiritus
9- 1 Conscientia mea in Spiritu sancto
11- 8 Dedit illis Deus spiritum compunctionis
12-11 Spiritu ferventes: Domino servientes
14-17 Et pax, et gaudium in Spiritu sancto
15-13 Ut abundetis in spe et virtute Spiritus sancti
-19 In virtute Spiritus sancti
-30 Et per charitat. sancti Spiritus, ut adjuvetis
1 Cor. 2- 4 Sed in ostensione spiritus et virtutis
-10 Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum. Spiritus enim omnia scrutatur
-11 Nisi spiritus hominis, qui in ipso est
Ita et quæ Dei s., nemo cogn., nisi Spiritus D.
-12 Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritum qui ex Deo est
-13 Sed in doctrina Spiritus, spiritualibus spiritualia comparantes
-14 Homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei
3-16 Et Spiritus Dei habitat in vobis
4-21 An in charitate et spiritu mansuetudinis?
5- 3 Absens corpore, præsens autem spiritu
- 4 Congregatis vobis et meo spiritu
- 5 Ut spiritus salvus sit in die Domini nostri
6-11 In nomine Domini... et in Spiritu Dei nostri
-17 Qui autem adhæret Dom., unus spiritus est
-19 Membra vestra templum sunt Spiritus sancti
7-34 Ut sit sancta corpore et spiritu
-40 Puto a. quod et ego Spiritum Dei habeam
12- 3 Quod nemo in Spiritu Dei loquens
Nemo potest dicere... nisi in Spiritu sancto
- 4 Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus
- 7 Datur manifestatio Spiritus ad utilitatem
- 8 Alii quidem per Spiritum datur sermo sap.
Sermo scientiæ secundum eumdem Spiritum
- 9 Alteri fides in eodem Spiritu

1 *Cor.* 12- 9 Alii gratia sanitatum in uno Spiritu
-10 Alii prophetia, alii discretio spirituum
-11 Omnia operatur unus atque idem Spiritus
-13 In uno Spiritu omnes nos...baptizati sumus
Et omnes in uno Spiritu potati sumus
14- 2 Spiritu autem loquitur mysteria
-12 Sic et vos quon. æmulatores estis spirituum
-14 Si orem lingua, spiritus meus orat
-15 Orabo spiritu, orabo et mente : psallam spiritu, psallam et mente
-16 Cæterum si benedixeris spiritu : qui supplet
-32 Et spiritus prophetar. prophetis subjecti s.
15-45 Novissimus Adam in spiritum vivificantem
16-18 Refecerunt enim et meum spiritum et vestr.
2 *Cor.* 1-22 Et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris
2-13 Non habui requiem spiritui meo
3- 3 Scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi
- 6 Non littera, sed Spiritu : littera enim occidit, Spiritus autem vivificat
- 8 Quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria ?
-17 Dominus autem Spiritus est : ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas
-18 A claritate in clarit. tanq. a Domini Spiritu
4-13 Habentes autem eumdem spiritum fidei
5- 5 Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus
6- 6 In Spiritu sancto, in charitate non ficta
7- 1 Mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus
-13 Quia refectus est spiritus ejus ab omnibus
11- 4 Aut alium spiritum accipitis, quem non accepistis
12-18 Nonne eodem spiritu ambulavimus?
13-13 Et communicatio sancti Spiritus sit cum omnibus vobis
Galat. 3- 2 Ex operibus legis Spiritum accepistis
- 3 Sic stulti estis, ut cum spiritu cœperitis
- 5 Qui ergo tribuit vobis Spiritum
-14 Ut pollicitation. Spiritus accipiamus per fid.
4- 6 Misit Deus Spiritum Filii s. in corda vestra
-29 Persequebatur eum qui secundum Spiritum
5- 5 Nos enim spiritu ex fide, spem justitiæ expectamus
-16 Dico autem : Spiritu ambulate, et desideria
-17 Caro enim concupiscit adversus spiritum : spiritus autem adversus carnem
-18 Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege
-22 Fructus aut. Spiritus est : charitas, gaudium
-25 Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus
6- 1 Hujusmodi instruite in spiritu lenitatis
- 8 Qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam
-18 Gratia Domini... cum spiritu vestro, fratres
Ephes. 1-13 Signati estis Spiritu promissionis sancto
-17 Det vob. spiritum sapientiæ et revelationis
2- 2 Spiritus qui nunc operatur in fil. diffidentiæ
-18 Habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem
-22 Coædificamini in habitaculum D. in Spiritu
3- 5 Sanctis Apostolis ejus et prophetis in Spiritu
-16 Virtute corroborari per Spiritum ejus
4- 3 Solliciti servare unitatem Spiritus in vinc.
- 4 Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati
-23 Renovamini autem spiritu mentis vestræ
-30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei
5-18 Sed implemini Spiritu sancto
6-17 Galeam salut. assumite ; et gladium spiritus
-18 Orantes omni tempore in spiritu
Philip. 1-19 Et subministrationem Spiritus Jesu Christi
-27 Quia statis in uno spiritu unanimes
2- 1 Si quod solatium charitatis, si qua societas spiritus
3- 3 Qui spiritu servimus Deo, et gloriamur
4-23 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro
Colos. 1- 8 Manifestavit nobis dilect. vestr. in spiritu
2- 5 Sed spiritu vobiscum sum : gaudens
1 *Thes.* 1- 5 Sed et in virtute, et in Spiritu sancto
- 6 In tribulatione multa, cum gaudio Spiritus
4- 8 Qui etiam dedit Spiritum s. sanct. in nobis
5-19 Spiritum nolite extinguere
-23 Ut integer spiritus vester et anima et corpus
2 *Thes.* 2- 2 Neque terreamini, neque per spiritum
- 8 Interficiet spiritu oris sui, et destruet
-12 In sanctificatione spiritus et in fide veritatis
1 *Tim.* 3-16 Justificatum est in spiritu, apparuit Angelis
4- 1 Spiritus autem manifeste dicit
Attendentes spiritibus erroris, et doctrinis
2 *Tim.* 1- 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timor.
-14 Bonum deposit. custodi per Spiritum sanct.
4-22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo
Tit. 3- 5 Et renovationis Spiritus sancti
Phile. -25 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro
Hebr. 1- 7 Qui facit Angelos suos spiritus et ministros
Hebr. 1-14 Nonne omnes sunt administratorii spiritus?
2- 4 Virtutib.,et Spiritus sancti distributionibus
3- 7 Quapropter sicut dicit Spiritus sanctus
4-12 Usque ad divisionem animæ ac spiritus
6- 4 Et participes facti sunt Spiritus sancti
9- 8 Hoc significante Spiritu sancto
-14 Qui per Spiritum sanct. semetipsum obtulit
10-15 Contestatur autem nos et Spiritus sanctus
-29 Et Spiritui gratiæ contumeliam fecerit
12- 9 Magis obtemperabimus Patri spirituum
-23 Et spiritus justorum perfectorum
Jacob. 2-26 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est
4- 5 Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat
1 *Petr.* 1- 2 In sanctificationem Spiritus, in obedientiam
-11 Significaret in eis Spiritus Christi
-12 Evangelizaverunt vob.,Spiritu sancto misso
3- 4 In incorruptibilit. quieti et modesti spiritus
-18 Mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu
-19 His, qui in carcere erant, spiritibus veniens
4- 6 Vivant autem secundum Deum in Spiritu
-14 Et qui est ej. Spiritus, super vos requiescit
2 *Petr.* 1-21 Sed Spiritu sancto inspirati, locuti sunt
1 *Joan.* 3-24 Manet in nobis de Spiritu, quem dedit nobis
4- 1 Charissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint
- 2 In hoc cognoscitur spiritus Dei : omnis spiritus qui confitetur Jesum
- 3 Et omnis spiritus, qui solvit Jesum
- 6 In hoc cognoscimus Spiritum veritatis, et spiritum erroris
-13 Quoniam de Spiritu suo dedit nobis
5- 6 Et Spiritus est, qui testificatur
- 7 Pater, Verbum, et Spiritus sanctus
- 8 Spiritus,et aqua, et sanguis : et hi tres unum
Judæ. -19 Segregant semetipsos, animales, Spiritum non habentes
-20 In Spiritu sancto orantes
Apoc. 1- 4 A septem spiritibus, qui in conspectu throni
-10 Fui in spiritu in Dominica die, et audivi
2- 7 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-11 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-17 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-29 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
3- 1 Hæc dicit qui habet septem spiritus Dei
- 6 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-13 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
-22 Audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis
4- 2 Et statim fui in spiritu : et ecce sedes
- 5 Ante thronum, qui sunt septem spiritus Dei
5- 6 Qui sunt septem, spiritus Dei, missi in om.
11-11 Spiritus vitæ a Deo intravit in eos
13-15 Datum est illi ut daret spiritum imag. bestiæ
14-13 Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant
16-13 Spiritus tres immundos in modum ranarum
-14 Sunt e.spiritus dæmoniorum facientes signa
17- 3 Et abstulit me in spiritu in desertum
18- 2 Et custodia omnis spiritus immundi
19-10 Testimonium e. Jesu est spiritus prophetiæ
21-10 Et sustulit me in spiritu in montem
22- 6 Et Dominus Deus spirituum prophetarum
-17 Spiritus et sponsa dicunt : Veni

SPIRO.

Josue. 10-40 Sed omne quod spirare poterat interfecit
Eccle. 3-19 Similiter spirant omnia,et nihil habet homo
Sap. 11-19 Vaporem ignium spirantes, aut fumi odor.
Baruc. 6-60 Et spiritus in omni regione spirat
2 *Mac.* 7- 5 Et adhuc spirantem torreri in sartagine
9- 7 Ignem spirans animo in Judæos
14-45 Et cum adhuc spiraret, accensus animo
Joan. 3- 8 Spiritus ubi vult spirat : et vocem ejus audis
Act. 9- 1 Saulus autem adhuc spirans minarum

SPISSI.

Sap. 17-17 Aut inter spissos arborum ramos

SPLENDEO.

Judic. 5-31 Sicut sol in ortu suo splendet, ita rutilent
Job. 18- 5 Nec splendebit flamma ignis ejus ?
22-28 Et in viis tuis splendebit lumen
25- 5 Ecce luna etiam non splendet, et stellæ
29- 3 Quando splendebat lucerna ej.sup.caput m.
Prov. 4-18 Justorum autem semita quasi lux splendens
23-31 Cum splenduerit in vitro color ejus
Eccli. 26-22 Lucerna splendens super candelabr. sanct.
Isai. 13-10 Et luna non splendebit in lumine suo
Ezech. 1-27 Vidi quasi speciem ignis splendentis
21-10 Ut splendeat, limatus est
43- 2 Et terra splendebat a majestate ejus
Marc. 9- 2 Et vestimenta ejus facta sunt splendentia
Apoc. 19- 8 Ut cooperiat se byssino splendenti

SPLENDESCO.

2 *Cor.* 4- 6 Qui dixit de tenebris lucem splendescere

SPLENDIDE.

Luc. 16-19 Et epulabatur quotidie splendide

SPENDIDUS, A, UM.

Tobiæ. 5- 5 Tobias invenit juvenem splendidum
13-13 Luce splendida fulgebis
Eccli. 29-29 Quam epulæ splendidæ in peregre
30-27 Splendidum cor. et bonum in epulis est
31-28 Splendidum in panibus benedicent labia
Baruc. 6-59 Luna, ac sidera cum sint splendida
Apoc. 22- 1 Splendidum tanquam crystallum
-16 Genus David, stella splendida et matutina

SPLENDOR.

Judith. 10- 4 Cui etiam Dominus contulit splendorem
Job. 41- 9 Sternutatio ejus splendor ignis
Psal. 89-17 Sit splendor Domini Dei nostri super nos
109- 3 Die virtutis tuæ in splendoribus sanctorum
Eccli. 43-12 Valde speciosus est in splendore suo
Isai. 4- 5 Fumum et splendorem ignis flammantis
13-10 Et splendor earum non expandent lumen
58-11 Et implebit splendoribus animam tuam
59- 9 Splendorem, et in tenebris ambulavimus
60- 3 Ambulabunt... reges in splendore ortus tui
-19 Nec splendor lunæ illuminabit te
62- 1 Donec egrediatur ut splendor justus ejus
Baruc. 4- 2 Ambula per viam ad splendorem ejus
-24 Cum honore magno et splendore æterno
5- 3 Deus enim ostendet splendorem suum
Ezech. 1- 4 Ignis involvens, et splendor in circuitu ejus
-13 Splendor ignis, et de igne fulgur egrediens
-28 Hic erat aspectus splendoris per gyrum
8- 2 Quasi aspectus splendoris, ut visio electri
10- 4 Atrium repletum est splendore gloriæ Do.
Dan. 12- 3 Fulgebunt quasi splendor firmamenti
Joel. 2-10 Stellæ retraxerunt splendorem suum
3-15 Stellæ retraxerunt splendorem suum
Amos. 5-20 Et caligo, et non splendor in ea
Habac. 3- 4 Splendor ejus ut lux erit
-11 Ibunt in splendore fulgurantis hastæ tuæ
2 *Mac.* 5- 3 Et aureorum armorum splendorem
Marc. 13-24 Et luna non dabit splendorem suum
Act. 26-13 De cœlo supra splendorem solis circumful.
Hebr. 1- 3 Qui cum sit splendor gloriæ

SPOLIO.

Gen. 30-37 In his quæ spoliata fuerant, candor appar.
Exod. 3-22 Et spoliabitis Ægyptum
12-36 Et spoliaverunt Ægyptios
32-25 Spoliaverat enim eum Aaron
Levit. 6-11 Spoliabitur prioribus vestimentis
Num. 20-28 Cumque Aaron spoliasset vestibus suis
Judic. 14-15 Vocastis nos ad nuptias, ut spoliaretis ?
1 *Reg.* 31- 8 Venerunt... ut spoliarent interfectos
- 9 Præciderunt caput Saül, et spoliaverunt
1 *Par.* 10- 9 Cumque spoliassent eum, et amputassent
2 *Par.* 28-21 Spoliata domo Domini, et domo regum
Job. 19- 9 Spoliavit me gloria mea, et abstulit
22- 6 Et nudos spoliasti vestibus
24- 9 Et vulgum pauperem spoliaverunt
Isai. 3-12 Populum meum exactores sui spoliaverunt
Osee. 7- 1 Fur ingressus est spolians, latrunculus
Joel. 1- 7 Nudans spoliavit eam, et projecit
Mich. 1- 8 Vadam spoliatus et nudus : faciam planctum
Habac. 2- 8 Spoliasti gentes multas, spoliabunt te
Zach. 2- 8 Misit me ad gentes, quæ spoliaverunt vos
1 *Mac.* 3-20 Ut disperdant nos... et ut spolient nos
10-62 Jussit spoliari Jonathan vestibus suis

SPOLIUM.

Gen. 49-27 Benjamin... et vespere dividet spolia
Exod. 15- 9 Dividam spolia, implebitur anima mea
Deut. 2-35 Et spoliis urbium, quas cepimus
3- 7 Et spolia urbium diripuimus
20-14 Comedes de spoliis hostium tuorum
Josue. 7-21 Vidi e. inter spolia pallium coccineum
Judic. 5-30 Forsitan nunc dividit spolia
1 *Reg.* 30-16 Spoliis quæ ceperant de terra Philisthiim
-19 Tam de filiis quam de filiabus, et de spoliis
2 *Reg.* 2-21 Et tolle tibi spolia ejus
23-10 Reversus est ad cæsorum spolia detrahenda
1 *Par.* 10- 8 Detrahentes Philisthiim spolia cæsorum
2 *Par.* 14-13 Tulerunt ergo spolia multa
20-25 Venit... ad detrahenda spolia mortuorum
Non possent... per tres dies spolia auferre
28-15 Qui nudi erant, vestierunt de spoliis
Judith. 15-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum
Esth. 8-11 Delerent, et spolia eorum diriperent
Psal. 67-13 Et speciei domus dividere spolia
118-162 Sicut qui invenit spolia multa
Prov. 1-13 Reperiemus,implebimus domos nost.spoliis
16-19 Quam dividere spolia cum superbis
31-11 Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non indigebit

Sap. 10-19 Ideo justi tulerunt spolia impiorum
Isai. 8- 1 Velociter spolia detrahe, cito prædare
- 3 Accelera spolia detrahere : festina prædari
- 4 Et spolia Samariæ coram rege Assyriorum
9- 3 Capta præda, quando dividunt spolia
10- 6 Mandabo illi, ut auferat spolia, et diripiat
33- 4 Congregabuntur spolia vestra sicut colligit.
-23 Dividentur spolia prædarum multarum
53-12 Dispertiam ei plur., et fortium dividet spolia
Jerem. 21- 9 Vivet, et erit ei anima sua, quasi spolium
Ezech. 29-19 Deprædabitur manubias ejus, et diripiet spolia ejus
38-12 Ut diripias spolia, et invadas prædam
-13 Numquid ad sumenda spolia tu venis?
Zach. 14- 1 Et dividentur spolia tua in medio tui
1 Mac. 1- 3 Accepit spolia multitudinis gentium
-20 Et accepit spolia terræ Ægypti
-33 Et accepit spolia civitatis : et succendit eam
-36 Et congregaverunt spolia Jerusalem
2-10 Quæ gens... et non obtinuit spolia ejus ?
3-12 Et accepit spolia eorum : et gladium Apoll.
4-17 Non concupiscatis spolia : quia bellum
-18 Expugn. eos, et sumetis postea spolia securi
-23 Judas reversus est ad spolia castrorum
5-13 Captivas duxerunt uxores eorum.. et spolia
-22 Tria millia virorum, et accepit spolia eor.
-28 Accepit om. spolia eorum, et succendit eam
-35 Et sumpsit spolia ejus, et succendit eam
-51 Eradicavit eam, et accepit spolia ejus
-68 Et cepit spolia civitatum, et reversus est
6- 6 Invaluerunt armis... et spoliis multis
-12 Unde et abstuli o.spolia aurea et argentea
7-47 Et acceperunt spolia eorum in prædam
9-40 Et acceperunt omnia spolia eorum
10-84 Accepit spolia eorum, et templum Dagon
-87 Cum suis habentibus spolia multa
11-48 Et ceperunt spolia multa in die illa
-51 Regressi sunt in Jer. habentes spolia multa
12-31 Percussit eos, et accepit spolia eorum
2 Mac. 8-27 Arma autem ipsorum et spolia congregantes
-28 Et orphanis et viduis diviserunt spolia
-31 Residua vero spolia Jerosolym. detulerunt
Luc. 11-22 Universa arma... et spolia ejus distribuet

SPONDEO.

Gen. 26- 3 Complens juramentum quod spopondi Abr.
44-32 In meam hunc recepi fidem, et spopondi
Levit. 27- 2 Votum fecerit, et spoponderit Deo animam
Judic. 15-12 Et spondete mihi quod non occidatis me
2Esdr. 10-29 Spondentes pro fratribus suis, optimates
Prov. 6- 1 Fili mi, si spoponderis pro amico tuo
17-18 Cum spoponderit pro amico suo
27-13 Vestim. ejus, qui spopondit pro extraneo
Sap. 18-13 Spoponderunt populum Dei esse
Eccli. 8-16 Non spondeas super virtutem tuam : quod si spoponderis, quasi restituens cogita
1Mac. 10-56 Ut... et spondeam tibi sicut dixisti
Luc. 22- 6 Et spopondit. Et quærebat opportunitatem

SPONGIA.

Vide quod diximus ad verbum Hyssopus.

Matth. 27-48 Unus ex eis accept. spongiam implevit aceto
Marc. 15-36 Currens a. unus, et implens spongiam aceto
Joan. 19-29 Illi autem spongiam plenam aceto, hyssopo

SPONSALIA.

1 Reg. 18-25 Non habet rex sponsalia necesse, nisi tant.

SPONSIO.

Exod. 8-12 Moyses ad Dom. pro sponsione ranarum
Num. 30- 6 Nec obnoxia tenebitur sponsioni
-12 Si... tacuerit, nec contradixerit sponsioni
Sap. 1-16 Defluxerunt, et sponsiones posuerunt ad ill.

SPONSO.

Osee. 2-19 Et sponsabo te mihi in sempiternum
Et sponsabo te mihi in justitia et judicio
-20 Et sponsabo te mihi in fide : et scies
1 Mac. 3-56 Sponsabant uxores, et plantabant vineas

SPONSOR.

2 Mac. 10-28 Sponsorem cum virtute Dominum habentes
Hebr. 7-22 Melioris testamenti sponsor factus est Jesus

SPONSUS, SPONSA.

Exod. 4-25 Et ait : Sponsus sanguinum tu mihi es
-26 Sponsus sanguinum, ob circumcisionem
Deut. 22-28 Puellam virginem, quæ non habet sponsum
Psal. 18- 6 Tanquam sponsus procedens de thalamo suo
Cant. 4- 8 Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano
- 9 Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa
-10 Pulchræ sunt mammæ t., soror mea sponsa
-11 Favus distillans labia tua, sponsa; mel et lac
-12 Hortus conclusus, soror mea sponsa, hortus
5- 1 Veni in hortum meum, soror mea sponsa
Sap. 8- 2 Et quæsivi sponsam mihi eam assumere
Isai. 49-18 Et circumdabis tibi eos quasi sponsa
61-10 Quasi sponsum decoratum corona, et quasi sponsam ornatam monilibus suis
62- 5 Et gaudebit sponsus super sponsam
Jerem. 2-32 Numquid obliviscetur... aut sponsa fasciæ pectoralis suæ ?
16- 9 Vocem lætitiæ, voc. sponsi, et vocem sponsæ
25-10 Vocem sponsi, et vocem sponsæ, vocem
33-11 Et vox lætitiæ, vox sponsi, et vox sponsæ
Baruc. 2-23 Et vocem sponsi, et vocem sponsæ
Osee. 4-13 Et sponsæ vestræ adulteræ erunt
-14 Super sponsas vestras cum adulteraverint
Joel. 2-16 Egrediatur sponsus de cubili suo, et sponsa de thalamo suo
1 Mac. 9-37 Faciunt nuptias magnas, et ducunt sponsam
-39 Sponsus processit, et amici ejus, et fratres
Matth. 9-15 Numquid possunt filii sponsi lugere quandiu cum illis est sponsus ?
Venient a. dies cum auferetur ab eis sponsus
25- 1 Exierunt obviam sponso et sponsæ
- 5 Moram a. faciente sponso, dormitaverunt
- 6 Ecce sponsus venit, exite obviam ei
-10 Dum autem irent emere, venit sponsus
Marc. 2-19 Quandiu sponsus cum illis est
Quanto tempore habent secum sponsum
-20 Venient a. dies cum auferetur ab eis sponsus
Luc. 5-34 Numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare ?
-35 Cum ablatus fuerit ab illis sponsus, tunc
Joan. 2- 9 Vocat sponsum architriclinus
3-29 Qui habet sponsam, sponsus est : amicus autem sponsi, qui stat, et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi
Apoc. 18-23 Vox sponsi et sponsæ non audietur adhuc
21- 2 Sicut sponsam ornatam viro suo
- 9 Veni, et ostendam tibi sponsam uxor. Agni
22-17 Et spiritus et sponsa dicunt : Veni

SPONTANEA, UM.

Num. 29-39 Præter vota et oblationes spontaneas
Deut. 16-10 Oblationem spontaneam manus tuæ
Ezech. 46-12 Cum a. fecerit princeps spontaneum holoc.

SPONTANEE.

Osee. 14- 5 Diligam eos spontanee : quia aversus est
1 Petr. 5- 2 Providentes non coacte, sed spontanee

SPONTE.

Exod. 35-26 Sponte propria cuncta tribuentes
36- 2 Qui sponte sua obtulerant se ad faciendum opus
Levit. 7-16 Si voto vel sponte quisp. obtulerit hostiam
22-18 Vel vota solvens, vel sponte offerens
-21 Vel vota solvens, vel sponte offerens
23-38 Quæ offeretis ex voto, vel quæ sponte trib.
25- 5 Quæ sponte gignet humus, non metes
-11 Neque metetis sponte in agro nascentia
Num. 15- 3 Vota solvent., vel sponte offerentes munera
-25 Quoniam non sponte peccaverunt
Deut. 12-17 Om. quæ voveris, et sponte offerre volueris
Judic. 5- 2 Qui sponte obtulistis de Israel animas vest.
4 Reg. 12- 4 Quam sponte et arbitrio cordis sui inferunt
19-29 In secundo a. anno, quæ sponte nascuntur
1 Par. 29- 5 Si quis sponte offert, impleat manum suam
- 9 Populus, cum vota sponte promitterent
2 Par. 31-14 Præpositus erat iis quæ sponte offerebantur
35- 8 Duces quoque ejus, sponte quod voverant
1Esdr. 1- 6 Exceptis his, quæ sponte obtulerant
2-68 Sponte obtulerunt in dom. Dei ad extruend.
7-15 Consiliatores ej. sponte obtulerunt Deo Is.
-16 Quæ sponte obtulerint domui Dei sui
8-28 Aurum quod sponte oblatum est Dom. Deo
2Esdr. 11- 2 Populus omn. viris qui se sponte obtulerant
Judith. 7-15 Ut sponte tradamus nos om. populo Holof.
12-10 Suade... ut sponte consentiat habitare mec.
Isai. 37-30 Comede hoc anno quæ sponte nascuntur

SPORTA.

Matth. 15-37 De fragmentis tulerunt septem sportas
16-10 Et quot sportas sumpsistis?
Marc. 8- 8 Sustulerunt... de fragmentis septem sportas
-20 Quot sportas fragmentorum tulistis?
Act. 9-25 Dimiserunt eum, submittentes in sporta
2 Cor. 11-33 Et per fenestram in sporta dimissus sum

SPORTULA.

1 Reg. 9- 7 Sportulam non habemus, ut demus homini

SPUMA.

Sap. 5-15 Tanquam spuma gracilis, quæ a procella
Osee. 10- 7 Transire.. quasi spumam sup. faciem aquæ
Luc. 9-39 Et elidit, et dissipat eum cum spuma

SPUMO.

Marc. 9-17 Allidit illum, et spumat, et stridet dentibus
-19 Elisus in terram, volutabatur spumans

SPUO.

Num. 12-14 Si pater ejus spuisset in faciem illius
Deut. 25- 9 Spuetque in faciem illius, et dicet : Sic fiet

SPURCITIA.

Num. 19-13 Et manebit spurcitia ejus super eum
Deut. 7-26 Quasi spurcitiam detestaberis, et velut
Matth. 23-27 Plena sunt ossibus mortuor. et om. spurcitia

SPURIUS, UM.

1 Reg. 17- 4 Et egressus est vir spurius de castris
-23 Apparuit vir ille spurius ascendens, Goliath
Sap. 4- 3 Spuria vitulamina non dabunt radices altas

SPUTUM.

Joan. 9- 6 Expuit in terram, et fecit lutum ex sputo

SQUALENTES.

Job. 30- 3 In solitudine squalentes calamit. et miseria
Jerem. 41- 5 Rasi barba, et scissis vestibus, et squalentes

SQUALIDÆ.

Thren. 1- 4 Virgines ejus squalidæ, et ipsa oppressa

SQUALOR.

Gen. 41-21 Sed simili macie et squalore torpebant

SQUAMÆ.

Levit. 11- 9 Quod habet pinnulas et squamas..comedetis
-10 Quidq. a. pinnulas et squamas non habet
-12 Quæ non habent pinnulas et squamas
Deut. 14- 9 Quæ habent pinnulas et squamas, comedite
-10 Quæ absq. pinnulis et squamis sunt, ne com.
Job. 41- 6 Compactum squamis se prementibus
Ezech. 29- 4 Agglutinabo pisces fluminum t. squamis t. Univ. pisces tui squamis tuis adhærebunt
Act. 9-18 Ceciderunt ab oculis ejus tanquam squamæ

SQUAMATA.

1 Reg. 17- 5 Et lorica squamata induebatur

STABILIMENTUM.

Sap. 6-26 Rex sapiens stabilimentum populi est
Eccli. 49-17 Rector fratrum, stabilimentum populi

STABILIO.

Gen. 27-37 Subjugavi : frumento et vino stabilivi eum
1 Reg. 20-31 Non stabilieris tu, neque regnum tuum
2 Reg. 7-13 Stabiliam thronum regni ejus usq. in semp.
-26 Domus servi t. David erit stabilita cor. Do.
1 Par. 17-11 Suscitabo semen t... et stabiliam regnum ej.
Psal. 20-12 Consilia, quæ non potuerunt stabilire
Prov. 3-19 Fundavit terram, stabilivit cœlos prudentia
4-26 Et omnes viæ tuæ stabilientur
Eccli. 31-11 Ideo stabilita sunt bona illius in Domino
42-17 Confirmavit Do. omnip. stabiliri in gloria s.
Isai. 44-24 Extendens cœlos solus, stabiliens terram
62- 7 Et ne detis silentium ei, donec stabiliat
Zach. 5-11 Et stabiliatur, et ponatur ibi super basem
Hebr. 13- 9 Optimum est e.gratia stabilire cor, non escis

STABILIS, E.

3 Reg. 2-45 Thronus David erit stabilis coram Domino
Job. 4-18 Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles
11-15 Absq. macula, et eris stabilis, et non timebis
Sap. 4- 3 Nec stabile firmamentum collocabunt
7-23 Humanus, benignus, stabilis, certus
Eccli. 10- 1 Et principatus sensati stabilis erit
26-22 Et species faciei super ætatem stabilem
-23 Pedes firmi super plantas stabilis mulieris
37-20 Et ante omnem actum consilium stabile
1 Cor. 15-58 Fratres mei dilecti, stabiles estote et imm.
2 Cor. 7-10 Pœnitentiam in salutem stabilem operatur
Colos. 1-23 Si... permanetis in fide fundati, et stabiles

STABILITAS.

Psal. 103- 5 Fundasti terram super stabilitatem suam
2 Mac. 12-14 Confidentes in stabilitate

STABULARIUS.

Luc. 10-35 Dedit stabulario, et ait : Curam illius habe

STABULUM.

Num. 32-16 Fabricabimus, et stabula jumentorum
-24 Ædificate.. caulas et stabula ovibus ac jum.
2 Par. 9-25 Habuit quoque Salomon quadraginta millia equorum in stabulis
Luc. 10-34 Duxit in stabulum, et curam ejus egit

STACHYS.

Hic Stachys, quem dilectum suum vocat sanctus Paulus, a sancto Andrea Apostolo primus Byzantinæ civitatis episcopus creatus est, ut legitur in Martyrologio Romano.

Rom. 16- 9 Salutate Urbanum.. et Stachyn dilectum m.

STACTE.

Gen. 37-25 Portantes aromata, et resinam, et stacten
43-11 Modicum resinæ et mellis, et storacis, stactes
Exod. 30-34 Sume tibi aromata, stacten et onycha
Ezech. 27-19 Stacte et calamus in negotiatione tua

STADIUM.

2 Mac. 11- 5 Ab Jerosolyma intervallo quinq. stadiorum
12- 9 Ut lumen ignis appareret Jerosolymis a stadiis ducentis
-10 Cum jam abiissent novem stadiis, et iter
-16 Stagnum stadiorum duorum latitudinis
-17 Inde discesserunt stadia septing. quinquag.
-29 Quæ ab Jerosolymis sexcentis stadiis aberat
Luc. 24-13 Erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jer.
Joan. 6-19 Quasi stadia viginti quinque aut triginta
11-18 Bethania juxta Jer. quasi stadiis quindecim
1 Cor. 9-24 Nescitis quod ii qui in stadio currunt
Apoc. 14-20 Usque ad frenos equorum per stadia mille sexcenta
21-16 Mensus est... per stadia duodecim millia

STAGNUM.

Levit. 11- 9 Tam in mari quam in fluminibus et stagnis
Psal. 106-35 Posuit desertum in stagna aquarum
113- 8 Qui convertit petram in stagna aquarum
Isai. 35- 7 Et quæ erat arida, erit in stagnum
41-18 Ponam desertum in stagna aquarum
42-15 Flumina in insulas, et stagna arefaciam
2 Mac. 12-16 Adjacens stagnum stadiorum duorum
Luc. 5- 1 Et ipse stabat secus stagnum Genesareth
- 2 Vidit duas naves stantes secus stagnum
8-22 Ait ad illos: Transfretemus trans stagnum
-23 Et descendit procella venti in stagnum
-33 Impetu abiit grex per præceps in stagnum
Apoc. 19-20 Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis
20- 9 Missus est in stagnum ignis et sulphuris
-14 Infern. et mors missi sunt in stagnum ignis
-15 Missus est in stagnum ignis
21- 8 Pars illorum erit in stagno ardenti igne

STAMEN.

Levit. 13-48 In stamine atque subtegmine
-59 Linei, staminis, atque subtegminis

STANNEUS.

Zach. 4-10 Lapidem stanneum in manu Zorobabel

STANNUM.

Num. 31-22 Æs, et ferrum, et plumbum, et stannum
Isai. 1-25 Et auferam omne stannum tuum
Ezech. 22-18 Stannum, et ferrum, et plumbum
-20 Et æris, et stanni, et ferri, et plumbi
27-12 Stanno plumboque repleverunt nundinas

STATER.

1 Reg. 9- 8 In manu mea quarta pars stateris argenti
4 Reg. 7- 1 Cras modius similæ uno statere erit
-16 Factusque est modius similæ statere uno, et duo modii hordei statere uno
-18 Duo modii hordei statere uno erunt, et modius similæ statere uno
Jerem. 32- 9 Et appendi ei argentum septem stateres
Ezech. 4-10 Erit in pondere viginti stateres in die
Matth. 17-26 Et aperto ore ejus, invenies staterem

STATERA.

Levit. 19-36 Statera justa, et æqua sint pondera
Job. 6- 2 Et calamitas, quam patior, in statera
31- 6 Appendat me in statera justa, et sciat
Psal. 61-10 Mendaces filii hominum in stateris
Prov. 11- 1 Statera dolosa, abominatio est
16-11 Pondus et statera judicia Domini sunt
20-23 Statera dolosa non est bona
Sap. 11-23 Quoniam tanquam momentum stateræ
Eccli. 21-28 Verba a. prudentium statera ponderabuntur
28-29 Et verbis tuis facito stateram
42- 4 De æqualitate stateræ et ponderum
Isai. 40-12 In pondere montes, et colles in statera
-15 Quasi momentum stateræ reputatæ sunt
46- 6 Et argentum statera ponderatis
Jerem. 32-10 Et appendi argentum in statera
Ezech. 5- 1 Assumes tibi stateram ponderis
45-10 Statera justa, et ephi justum, et batus
Dan. 5-27 Thecel: appensus es in statera
Osee. 12- 7 Chanaan, in manu ejus statera dolosa
Amos. 8- 5 Et supponamus stateras dolosas
Mich. 6-11 Numquid justificabo stateram impiam?
2 Mac. 9- 8 Montium altitudines in statera appendere
Apoc. 6- 5 Habebat stateram in manu sua

STATIM.

Gen. 4- 7 Statim in foribus peccatum aderit
15- 4 Statimque sermo Domini factus est ad eum
17-23 Circumcidit carnem præputii eorum statim
20- 8 Statimque de nocte consurgens Abimelech
27-27 Statimque ut sensit vestimentorum illius
32-25 Nervum femoris ejus, et statim emarcuit
-31 Ortusque est ei statim sol
34-19 Quin statim quod petebatur expleret
Exod. 10-11 Statimque ejecti sunt de conspectu
34- 2 Ut ascendas statim in montem Sinaï
Levit. 8- 6 Statimque obtulit Aaron et filios ejus
9- 8 Statimque Aaron accedens ad altare
14-38 Et statim claudet illam septem diebus
-45 Quam statim destruent, et lapides ejus
25-12 Sed statim oblata comedetis
27-17 Si statim ab anno incipientis jubilæi
Num. 9-21 Et statim diluculo tabernaculum reliquisset
-22 Statim autem ut recessisset, movebant castra
11-28 Statim Josue filius Nun, minister Moysi
12- 4 Statim locutus est ad eum et ad Aaron
20-20 Non transibis. Statimque egressus est
22-37 Cur non statim venisti ad me?
30- 6 Sin autem, statim ut audierit, contradixerit
- 9 Sin autem audiens statim contradixerit
-15 Quia statim ut audivit, tacuit
31- 3 Statimque Moyses, Armate, inquit
35-19 Statim ut apprehenderit eum, interficiet
-21 Statim ut invenerit eum, jugulabit
-31 Reus est sanguinis, statim et ipse morietur
Deut. 7-10 Et reddens odientibus se statim
13- 9 Sed statim interficies
-15 Statim percuties habitatores urbis illius
24-13 Sed statim reddes ei ante solis occasum
25- 8 Statimque accersiri eum facient
Josue. 2- 7 Illisque egressis, statim porta clausa est
7- 4 Qui statim terga vertentes, (-5) percussi s.
11-10 Reversusque statim cepit Asor
Judic. 3-20 Qui statim surrexit de throno
-22 Statimque per secreta naturæ... præruper.
-27 Et statim insonuit buccina in monte
12- 6 Statimque apprehensum jugulabant
13-21 Statimque intellexit Manue Angelum
14-17 Quæ statim indicavit civibus suis
15- 5 Quæ statim perrexerunt in segetes
16-19 Statim enim ab eo fortitudo discessit
-21 Statim eruerunt oculos ejus, et duxerunt
19-10 Statim perrexit, et venit contra Jebus
20-19 Statimque filii Israël surgentes mane
Ruth. 4- 8 Quod statim solvit de pede suo
1 Reg. 9-13 Statim invenietis eum antequam ascendat
20-12 Et non statim misero ad te, et notum
23-25 Statimque descendit ad petram
28-20 Statimque Saül cecidit porrectus in terr.
2 Reg. 3-22 Statim pueri David et Joab venerunt
10-13 Qui statim fugerunt a facie ejus
-18 Percussit: qui statim mortuus est
11- 4 Statimque sanctificata est ab immunditia
15-10 Statim ut audieritis clangorem buccinæ
3 Reg. 19-20 Qui, statim relictis bobus, cucurrit
20-41 Ille statim abstersit pulverem de facie
4 Reg. 3-27 Statimque recesserunt ab eo, et reversi
9-24 Statimque corruit in curru suo
10- 2 Statim ut acceperitis litteras has
2 Par. 10- 2 Jeroboam... statim reversus est
26-17 Statimque ingressus post eum Azarias
-19 Statimque orta est lepra in fronte ejus
Tobiæ. 2- 3 Statimque exiliens de accubitu suo
4-15 Statim ei mercedem restitue
5- 3 Quod dum illi ostenderis, statim restituet
8-20 Statimque præcepit servis suis Raguel
11- 7 Statim adora Dominum Deum tuum
- 8 Statimque lini super oculos ejus ex felle
-15 Statimque visum recepit
Judith. 10-17 Statim captus est in suis oculis Holofernes
Esth. 2-22 Statimque nuntiavit reginæ Esther
3-15 Statimque in Susan pependit edictum
4-11 Absque ulla cunctatione statim interficiatur
5- 5 Statimque rex, Vocate, inquit, cito Aman
6- 4 Statimque rex, Quis est, inquit, in atrio?
7- 8 Et statim operuerunt faciem ejus
9-11 Statimque numerus eorum, qui occisi erant
-14 Statimque in Susan pependit edictum
Job. 3-11 Quare... egressus ex utero non statim perii?
5- 3 Et maledixi pulchritudini ejus statim
8- 6 Statim evigilabit ad te, et pacatum reddet
13-11 Statim ut se commoverit, turbabit vos
39-30 Ubicumque cadaver fuerit, statim adest
Psal. 69- 4 Avertantur statim erubescentes, qui dicunt
Prov. 3-28 Cras dabo tibi: cum statim possis dare
7-22 Statim eam sequitur quasi bos ductus
Prov. 12-16 Fatuus statim indicat iram suam
Sap. 16-27 Statim ab exiguo radio solis calefactum
Isai. 28- 4 Statim ut manu tenuerit, devorabit illud
30-19 Statim ut audierit, respondebit tibi
Dan. 3- 7 Statim ut audierunt omnes populi sonitum
- 8 Statimque in ipso tempore accedentes
-93 Statimque egressi sunt Sidrach, Misach
13-29 Mittite ad Susannam... et statim miserunt
14-17 Statimque cum aperuisset ostium
Malac. 3- 1 Et statim veniet ad templum suum
1 Mac. 2-32 Et statim perrexerunt ad eos
10-78 Statim exiit in campum, eo quod haberet
11-22 Iratus est: et statim venit ad Ptolemaidam
2 Mac. 3- 8 Statimque Heliodorus iter est aggressus
4-10 Statim ad gentilem ritum contribules suas
-34 Statim eum peremit, non veritus justitiam
5-18 Etiam hic statim adveniens flagellatus
6-13 Sed statim ultiones adhibere
7- 3 Quibus statim succensis, (-4) jussit
8-11 Statimque ad maritimas civitates misit
14-12 Statim Nicanorem præpositum... misit
-16 Statim inde moverunt, conveneruntque
Matth. 4-22 Illi a. statim relictis retibus et patre
14-22 Statim compulit Jesus Discipulos ascendere
-27 Statimque Jesus locutus est eis, dicens
21- 2 Et statim invenietis asinam alligatam
24-29 Statim autem post tribulationem dierum
25-15 Et profectus est statim
Marc. 1-10 Et statim ascendens de aqua, vidit cœlos
-12 Statim Spiritus expulit eum in desertum
-20 Et statim vocavit illos
-21 Et statim sabbatis ingressus in synagogam
-28 Et processit rumor ejus statim
-30 Et statim dicunt ei de illa
-42 Cum dixisset, statim discessit ab eo lepra
-43 Comminatus est ei, statimque ejecit illum
2- 8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo
-12 Statim surrexit ille: et, sublato grabato
3- 6 Statim cum Herodianis consilium faciebant
4- 5 Statim exortum est, quoniam non habebat
-16 Statim cum gaudio accipiunt illud
-29 Statim mittit falcem, quoniam adest messis
5- 2 Statim occurrit de monumentis homo
-13 Et concessit eis statim Jesus
-30 Et statim Jesus in semetipso cognoscens
6-25 Cumque introisset statim cum festinatione
-45 Statim coëgit Discipulos suos ascendere
-50 Et statim locutus est cum eis, et dixit eis
7-25 Mulier enim statim ut audivit de eo
-35 Et statim apertæ sunt aures ejus
8-10 Et statim ascendens navim cum Discipulis
9- 7 Statim circumspicientes, neminem... vider.
-19 Statim spiritus conturbavit illum
11- 2 Statim introeuntes illuc, invenietis pullum
14-45 Cum venisset, statim accedens ad eum, ait
-72 Et statim gallus iterum cantavit
Luc. 5-39 Nemo bibens vetus, statim vult novum
12-54 Statim dicitis: Nimbus venit: et ita fit
17- 7 Dicat illi: Statim transi, recumbe
21- 9 Primum hæc fieri, sed nondum statim finis
Joan. 5- 9 Et statim sanus factus est homo ille
6-21 Statim navis fuit ad terram in quam ibant
11-44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus
18-27 Negavit Petrus: et statim gallus cantavit
Act. 10-16 Et statim receptum est vas in cœlum
16-10 Statim quæsivimus proficisci in Macedon.
-26 Et statim aperta sunt omnia ostia
17-14 Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres
21-30 Et statim clausæ sunt januæ
-32 Statim assumptis militibus et centurionibus
Jacob. 1-24 Et statim oblitus est qualis fuerit
Apoc. 4- 2 Et statim fui in spiritu: et ecce sedes

STATIO.

Gen. 49-13 Et in statione navium pertingens
1 Reg. 10- 5 Ubi est statio Philisthinorum
13- 3 Percussit Jonathas stationem Philisthinor.
- 4 Percussit Saül stationem Philisthinorum
-23 Egressa est autem statio Philisthiim
14- 1 Et transeamus ad stationem Philisthinorum
- 4 Transire ad stationem Philisthinorum
- 6 Transeamus ad stationem incircumcisorum
-11 Apparuit... uterque stationi Philisthinorum
-12 Locuti sunt viri de statione ad Jonatham
-15 Sed et omnis populus stationis eorum
2 Reg. 23-11 Et congregati sunt Philisthiim in statione
-14 Statio Philisthinorum tunc erat in Bethleh.
1 Par. 11-16 Et statio Philisthinorum in Bethlehem
2 Esdr. 13-11 Et feci stare in stationibus suis
Isai. 22-19 Et expellam te de statione tua

STATUA.

Gen. 19-26 Versa est in statuam salis
Exod. 23-24 Destrues eos, et confringes statuas eorum
34-13 Confringe statuas, lucosque succide

Num. 33-52 Confringite titulos, et statuas comminuite
Deut. 7- 5 Aras eor. subvertite, et confringite statuas
12- 3 Confringite statuas, lucos igne comburite
16-22 Neque constitues statuam : quæ odit
1 Reg. 19-13 Tulit autem Michol statuam, et posuit
3 Reg. 14-23 Ædificaverunt... sibi aras, et statuas
4 Reg. 3- 2 Tulit enim statuas Baal, quas fecerat pater
10-26 Et protulerunt statuam de fano Baal
17-10 Feceruntque sibi statuas et lucos
18- 4 Dissipavit excelsa, et contrivit statuas
23-14 Et contrivit statuas, et succidit lucos
2 Par. 14- 3 Et confregit statuas, lucosque succidit
28- 2 Insuper et statuas fudit Baalim
33-19 Et fecit lucos et statuas
Jerem. 43-13 Et conteret statuas domus Solis
Ezech. 26-11 Et statuæ tuæ nobiles in terram corruent
Dan. 2-31 Et ecce quasi statua una grandis
Statua illa magna, et statura sublimis
-32 Hujus statuæ caput ex auro optimo erat
-34 Percussit statuam in pedibus ejus ferreis
-35 Lapis autem, qui percusserat statuam
3- 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam auream
- 2 Ut convenirent ad dedicationem statuæ
- 3 Ut convenirent ad dedicationem statuæ
Stabant autem in conspectu statuæ
- 5 Cadentes adorate statuam auream
- 7 Adoraverunt statuam auream
-10 Prosternat se, et adoret statuam auream
-12 Statuam auream, quam erexisti
-14 Statuam auream, quam constitui
-15 Prosternite vos, et adorate statuam
-18 Et statuam auream, quam erexisti
Mich. 5-12 Perire faciam... statuas tuas de medio tui

STATUARIUS. *Subst. et adj.*

2 Par. 3-10 Fecit etiam... cherub. duos, opere statuario
Zach. 11-13 Projice illud ad statuarium, decor. pretium
Projeci illos in domum Dom. ad statuarium

STATUO.

Gen. 9- 9 Ego statuam pactum meum vobiscum
-11 Statuam pactum meum vobiscum
17- 7 Statuam pactum meum inter me et te
-21 Pactum vero meum statuam ad Isaac
21-28 Et statuit Abraham septem agnas gregis
34-11 Et quæcumque statueritis, dabo
47- 7 Statuit eum coram eo : qui benedicens
-22 Et statuta cibaria ex horreis publicis
Exod. 13-10 Custodies... cultum statuto tempore
40-16 Posuit.. bases et vectes, statuitque columnas
-28 Labrum quoq. statuit inter tabernaculum
Levit. 14-11 Sacerdos purificans hominem, statuerit eum
16-10 Statuet eum vivum coram Domino
24- 6 Super mensam... coram Domino statues
27-12 Qui judicans... statuet pretium
Num. 5-16 Et statuet coram Domino
8-13 Statuesque Levitas in conspectu Aaron
27-22 Statuit eum coram Eleazaro sacerdote
Josue. 20- 8 Statuerunt Bosor, quæ sita est in campestri
1 Reg. 1- 3 Statutis diebus, ut adoraret et sacrificaret
2-19 Quam afferebat statutis diebus, ascendens
5- 2 Et statuerunt eam juxta Dagon
2 Reg. 8-14 In Idumæa custodes, statuitque præsidium
22-34 Super excelsa mea statuens me
3 Reg. 7-21 Statuit duas columnas in porticu templi
Cumque statuisset columnam dexteram
9-23 Et statutis operibus imperabant
10-28 Et statuto pretio perducebant
15- 4 Suscitaret filium... et statueret Jerusalem
4 Reg. 23-24 Ut statueret verba legis, quæ scripta sunt
1 Par. 17-14 Statuam eum in domo mea et in regno meo
2 Par. 20-21 Statuit cantores Dom., ut laudarent eum
25-14 Statuit illos in deos sibi, et adorabat eos
1 Esdr. 6-12 Statui decretum, quod studiose impleri volo
-18 Statuerunt sacerdotes in ordinibus suis
7-21 Ego Artaxerxes rex, statui atque decrevi
10-14 Veniant in temporibus statutis
2 Esdr. 3- 1 Sanctificaverunt eam, et statuerunt valvas
- 3 Texerunt eam, et statuerunt valvas ejus
- 6 Texerunt eam, et statuerunt valvas ejus
-13 Et statuerunt valvas ejus et seras
-14 Ædificavit eam, et statuit valvas ejus
-15 Statuit valvas ejus, et seras, et vectes
4-13 Statui in loco post murum per circuitum
10-32 Et statuemus super nos præcepta
12-31 Statui duos magnos choros laudantium
Tobiæ. 10- 3 Die statuto minime reverteretur filius
Judith. 6-10 In medium populi illum statuentes
Esth. 1- 8 Sed sicut rex statuerat, præponens mensis
10-11 Utraq. sors in statutum ex illo jam tempore
Job. 12- 5 Lampas... parata ad tempus statutum
Psal. 16-11 Oculos suos statuerunt declinare in terram
17-34 Et super excelsa statuens me
24-12 Legem statuit ei in via, quam elegit
30- 9 Statuisti in loco spatioso pedes meos
Psal. 39- 3 Et statuit super petram pedes meos
49-21 Et statuam contra faciem tuam
77-13 Perduxit eos : et statuit aquas quasi in utre
104-10 Et statuit illud Jacob in præceptum
106-29 Et statuit procellam ejus in auram
118-38 Statue servo tuo eloquium tuum
-106 Et statui custodire judicia justitiæ tuæ
140- 9 Custodi me a laqueo : quem statuerunt
148- 6 Statuit ea in æternum et in sæculum
Prov. 23- 2 Et statue cultrum in gutture tuo
Eccli. 12-12 Non statuas illum penes te, nec sedeat
14-25 Statuet casulam suam ad manus illius
-26 Statuet filios suos sub tegmine illius
23-32 Statuens hæreditatem ex alieno matrimonio
-33 Et ex alio viro filios statuit sibi
27-15 Jurans, horripilationem capiti statuet
-29 Qui statuit lapidem proximo, offendet in eo
37-17 Cor boni consilii statue tecum
45- 8 Statuit ei testamentum æternum
-40 Ideo statuit illi testamentum pacis
Isai. 40-20 Quærit quomodo statuat simulacrum
Jerem. 31-21 Statue tibi speculam, pone tibi
43-10 Et statuet solium suum super eos
52-34 Cibaria perpetua... statuta per singulos dies
Baruc. 2- 1 Propter quod statuit Dominus Deus
-24 Et statuisti verba tua, quæ locutus es
-35 Statuam illis testamentum alterum sempit.
6-26 Neque si quis eum statuerit rectum
Ezech. 2- 2 Statuit me supra pedes meos : et audivi
3-24 Statuit me super pedes meos : et locutus est
8- 3 Ubi erat statutum idolum zeli ad provoc.
14- 3 Et scandalum iniquitatis suæ statuerunt
- 4 Et scandalum iniquitatis suæ statuerit
- 7 Et scandalum iniquitatis suæ statuerit
39-15 Os hominis, statuent juxta illud titulum
Dan. 3- 1 Statuit eam in campo Dura provinciæ Bab.
6- 8 Ut non immutetur quod statutum est
- 9 Rex Darius proposuit edictum, et statuit
8-18 Et tetigit me, et statuit me in gradu meo
9-12 Et statuit sermones suos, quos locutus est
-26 Et post finem belli statuta desolatio
11-29 Statuto tempore revertetur, et veniet
12- 4 Signa librum, usque ad tempus statutum
13-14 Confessi sunt... et tunc in communi statuerunt tempus
Osee. 2- 3 Statuam eam secundum diem nativitatis suæ
Et statuam eam velut terram inviam
1 Mac. 2-27 Qui zelum habet legis statuens testamentum
4-59 Et statuit Judas, et fratres ejus, et universa
5-42 Statuit scribas populi secus torrentem
6-38 Et residuum equitatum hinc et inde statuit
-51 Et statuit illic balistas et machinas
8- 1 Statuerunt cum eis amicitias
- 7 Statuerunt ei, ut daret ipse... tributum mag.
-20 Miserunt nos ad vos statuere vobiscum societatem et pacem
10-54 Nunc statuamus ad invicem amicitiam
11-27 Et statuit ei principatum sacerdotii
-34 Statuimus ergo illis omnes fines Judææ
12- 1 Statuere et renovare cum eis amicitiam
13-28 Statuit sept. pyramidas, unam contra unam
14-24 Misit... ad statuendam cum eis societatem
-26 Statuerunt ei libertatem, et descripserunt
-38 Demetrius statuit illi summum sacerdotium
-46 Complacuit omni populo statuere Simonem
15- 5 Nunc ergo statuo tibi omnes oblationes
2 Mac. 6-15 Ita et in nobis statuit, ut... in nos vindicet
11-25 Statuentes judicavimus, templum restitui
15- 6 Cogitaverat commune trophæum statuere de Juda
-17 Statuerunt dimicare et confligere fortiter
Matth. 4- 5 Statuit eum super pinnaculum templi
18- 2 Parvulum, statuit eum in medio eorum
25-33 Statuet oves quidem a dextris suis, hædos a.
Marc. 9-35 Accipiens puerum, statuit eum in medio eor.
Luc. 4- 9 Statuit eum super pinnam templi, et dixit
9-47 Apprehendit puer., et statuit illum secus se
Joan. 8- 3 Mulierem... et statuerunt eam in medio
Act. 1-23 Et statuerunt duos, Joseph... et Mathiam
4- 7 Et statuentes eos in medio, interrogabant
5-27 Cum adduxissent illos, statuerunt in concilio
6- 6 Hos statuerunt ante conspectum Apostolor.
-13 Et statuerunt falsos testes, qui dicerent
7-59 Domine, ne statuas illis hoc peccatum
12-21 Statuto a. die, Herodes vestitus veste regia
15- 2 Statuerunt ut ascender. Paulus et Barnabas
17-26 Definiens statuta tempora et terminos
-31 Eo quod statuit diem, in quo judicaturus est
In viro, in quo statuit, fidem præbens omn.
22-30 Et producens Paulum, statuit inter illos
23-33 Statuerunt ante illum et Paulum
27-12 Plurimi statuerunt consilium navigare inde
Rom. 3-31 Legem ergo destruimus per fidem ? Absit : sed legem statuimus
10- 3 Justitiam Dei et suam quærentes statuere
Rom. 14- 4 Potens est enim Deus statuere illum
1 Cor. 7-37 Qui statuit in corde suo firmus, non habens
2 Cor. 2- 1 Statuit aut. hoc ipsum apud me, ne iterum
Tit. 3-12 Venire Nicopolim : ibi enim statui hyemare
Hebr. 9-27 Et quemadmodum statutum est hominibus semel mori
10- 9 Aufert primum, ut sequens statuat

STATURA.

Num. 13-33 Pop., quem aspeximus, proceræ staturæ est
Deut. 1-28 Multitudo est, et nobis statura procerior
1 Reg. 16- 7 Ne respicias... neque altitudinem staturæ
1 Par. 11-23 Cujus statura erat quinque cubitorum
Cant. 7- 7 Statura tua assimilata est palmæ
Isai. 10-33 Excelsi statura succidentur, et sublimes
Baruc. 3-26 Gigantes... statura magna, scientes bellum
Ezech. 1-18 Statura quoque erat rotis, et altitudo
17- 6 Crevit in vineam latiorem humili statura
19-11 Et exaltata est statura ejus inter frondes
Dan. 2-31 Et statura sublimis stabat contra te
Matth. 6-27 Quis... potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
Luc. 12-25 Quis... potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
19- 3 Non poterat... quia statura pusillus erat

STATUS.

Judic. 20-27 Et super statu suo interrogaverunt
2 Par. 24-13 Suscitaverunt domum Do. in statum prist.
Job. 14- 2 Et nunquam in eodem statu permanet
Hebr. 9- 8 Adhuc priore tabernaculo habente statum

STELLA.

Gen. 1-16 Fecitq. Deus duo lumin. magna... et stellas
15- 5 Suscipe cœlum, et numera stellas, si potes
22-17 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli
26- 4 Multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli
37- 9 Sol., et lunam, et stellas undec., adorare me
Exod. 32-13 Multiplicabo semen vestr. sicut stellas cœli
Num. 24-17 ORIETUR STELLA ex Jac., et consurget virga
Deut. 1-10 Estis hodie sicut stellæ cœli, plurimi
Judic. 5-20 Stellæ manentes in ordine et cursu suo
1 Par. 27-23 Ut multiplicaret Israël quasi stellas cœli
2 Esdr. 9-23 Multiplicasti filios eorum sicut stellas cœli
Job. 3- 9 Obtenebrent. stellæ caligine ejus : expectet
9- 7 Et stellas claudit quasi sub signaculo
22-12 Et super stellarum verticem sublimetur
25- 5 Et stellæ non sunt mundæ in conspectu ej.
38-31 Conjungere valebis micantes stellas Pleiadas
Psal. 8- 4 Videbo... lunam et stellas, quæ tu fundasti
135- 9 Lunam et stellas in potestatem noctis
146- 4 Qui numerat multitudinem stellarum
148- 3 Laudate eum, omnes stellæ, et lumen
Eccle. 12- 2 Tenebrescat sol, et lumen, et luna, et stellæ
Sap. 7-19 Anni cursus, et stellarum dispositiones
-29 Et super omnem dispositionem stellarum
10-17 Fuit illis... et in luce stellarum per noctem
13- 2 Aut gyrum stellarum, aut nimiam aquam
Eccli. 43-10 Species cœli gloria stellarum
44-23 Ut stellas exaltare semen ejus, et hæreditare
50- 6 Quasi stella matutina in medio nebulæ
Isai. 13-10 Stellæ cœli, et splendor ear., non expandent
Jer. 31-35 Ordinem lunæ et stellarum in lumine noctis
33-22 Sicuti enumerari non possunt stellæ cœli
Baruc. 3-34 Stellæ autem dederunt lumen in custodiis s.
Ezech. 32- 7 Nigrescere faciam stellas ejus : solem nube
Dan. 3-36 Quod multiplicares semen eor. sicut stellas
-63 Benedicite, stellæ cœli, Domino
8-10 Et dejecit de fortitudine et de stellis
12- 3 Quasi stellæ in perpetuas æternitates
Joel. 2-10 Et stellæ retraxerunt splendorem suum
3-15 Et stellæ retraxerunt splendorem suum
Nahum. 3-16 Plures fecisti negotiationes tuas quam stellæ sint cœli
Matth. 2- 2 Vidimus enim stellam ejus in Oriente
- 7 Diligenter didicit ab eis tempus stellæ
- 9 Et ecce stella, quam viderant in Oriente
-10 Videntes a. stellam gavisi sunt gaudio mag.
24-29 Et stellæ cadent de cœlo
Marc. 13-25 Et stellæ cœli erunt decidentes, et virtutes
Luc. 21-25 Et erunt signa in sole, et luna, et stellis
1 Cor. 15-41 Alia claritas lunæ, et alia claritas stellarum
Stella enim a stella differt in claritate
Apoc. 1-16 Et habebat in dextera sua stellas septem
-20 Sacramentum septem stellarum, quas vidisti
2- 1 Hæc dicit, qui tenet septem stellas in dextera
-28 Et dabo illi stellam matutinam
3- 1 Hæc dicit qui habet... et septem stellas
6-13 Et stellæ de cœlo ceciderunt super terram
8-10 Tuba cecinit : et cecidit de cœlo stella mag.
-11 Et nomen stellæ dicitur Absynthium
-12 Et tertia pars lunæ, et tertia pars stellarum
9- 1 Et vidi stellam de cœlo cecidisse in terram
12- 1 Corona stellarum duodecim
22-16 Ego sum... stella splendida et matutina

STELLIO.

Levit. 11-30 Mygale, et chamæleon, et stellio, et lacerta
Prov. 30-28 Stellio manibus nititur, et moratur in ædib.

STEPHANAS.

Stephanas vir erat Corinthi celebris, quem pro sua fide et charitate eximia laude prosequitur sanctus Paulus. Inter primos nominatur enim quos in Achaïa lucrifecit Christo Deo.

1 Cor. 1-16 Baptizavi autem et Stephanæ domum
16-15 Nostis domum Stephanæ, et Fortunati
-17 Gaudeo autem in præsentia Stephanæ

STEPHANUS.

Primus e septem diaconis; vir plenus fide et Spiritu sancto, quem falso accusarunt Judæi dixisse verba blasphemiæ adversus Moysen, legem, et Deum. Stephanus tum orationem habuit qua docuit se non dixisse aliquid contra Moysen, aut legem, aut templum; sed potius eos contra legem et templum fecisse, qui justitiam sibi arrogantes ob externum templi cultum et legis cæremonias, non impleverint eam fide in Christum; et cum non possent Spiritui, qui in eo loquebatur, resistere adversarii, stridebant dentibus in eum; imo et illum audientes dicentem se videre cœlos apertos et Filium hominis stantem a dextris Dei, impetum fecerunt in eum, et ejicientes eum extra civitatem, lapidaverunt. Ipse vero positis genibus pro suis interfectoribus oravit dicens: Domine, ne statuas illis hoc peccatum. Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino. Idque Decembris vigesima sexta die, ut volunt Baronius et alii multi, eodem anno quo passus est Christus Dominus.

Act. 6- 5 Et elegerunt Stephanum, virum plenum fide
- 8 Stephanus a. plenus gratia et fortitudine
- 9 A Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano
7-58 Et lapidabant Stephanum invocantem
8- 2 Curaverunt autem Stephanum viri timorati
11-19 A tribulatione, quæ facta fuerat sub Stephano
22-20 Cum funderetur sanguis Stephani testis tui

STERCUS.

Deut. 28-27 Partem corp., per quam stercora egeruntur
Judic. 3-22 Per secreta naturæ alvi stercora proruper.
1 Reg. 2- 8 Et de stercore elevat pauperem
4 Reg. 6-25 Donec venumdaretur... et quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis
9-37 Et erunt carnes Jezabel sicut stercus
18-27 Ut comedant stercora sua, et bibant urinam
2 Esdr. 2-13 Ante font. Draconis, et ad portam Stercoris
Tobiæ. 2-11 Calida stercora inciderent super oculos ejus
Esth. 14- 2 Cinere et stercore implevit caput
Psal. 82-11 Facti sunt ut stercus terræ
112- 7 Et de stercore erigens pauperem
Eccli. 9-10 Fornicaria, quasi stercus in via conculcab.
22- 2 De stercore boum lapidatus est piger
Isai. 5-25 Quasi stercus in medio platearum
36-12 Ut comedant stercora s., et bibant urinam
Jerem. 9-22 Quasi stercus super faciem regionis
Thren. 4- 5 Qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora
Ezech. 4-12 Et stercore, quod egreditur de homine
-15 Dedi tibi fimum boum pro stercoribus hum.
Joel. 1-17 Computruerunt jumenta in stercore suo
Soph. 1-17 Et corpora eorum sicut stercora
Malac. 2- 3 Dispergam super vultum vestrum stercus
1 Mac. 2-62 Quia gloria ejus, stercus et vermis est
Luc. 13- 8 Dum fodiam circa illam, et mittam stercora
Philip. 3- 8 Omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora

STERILIS, E.

Gen. 11-30 Erat a. Saraï sterilis, nec habebat liberos
25-21 Pro uxore sua, eo quod esset sterilis
29-31 Aperuit vulvam ej. sorore sterili permanent.
31-38 Oves tuæ et capræ steriles non fuerunt
Exod. 23-26 Non erit infœcunda, nec sterilis in terra tua
Num. 13-21 Humus, pinguis an sterilis, nemorosa
Deut. 7-14 Non erit apud te sterilis utriusque sexus
Judic. 13- 2 Nomine Manuë, habens uxorem sterilem
- 3 Dixit ad eam: Sterilis es et absque liberis
1 Reg. 2- 5 Saturati sunt, donec sterilis peperit plurimos
4 Reg. 2-19 Sed aquæ pessimæ sunt, et terra sterilis
Job. 15-34 Congregatio enim hypocritæ sterilis
24-21 Pavit enim sterilem, quæ non parit
30- 3 Egestate et fame steriles, qui rodebant
Psal. 112- 9 Qui habitare facit sterilem in domo
Cant 4- 2 Gemellis fœtibus, et sterilis non est inter eas
6- 5 Gemellis fœtibus, et sterilis non est in eis
Sap. 3-13 Maledicta creatura eorum: quoniam felix est sterilis
Eccli. 42-10 Transgrediatur, aut certe sterilis efficiatur
Isai. 49-21 Ego sterilis, et non pariens, transmigrata
54- 1 Lauda, sterilis quæ non paris: decanta laud.
66- 9 Qui generation. cæteris tribuo, sterilis ero
Jerem. 22-30 Hæc dicit Do.: Scribe virum istum sterilem
Malac. 3-11 Nec e. sterilis vinea in agro, dicit Dominus
Luc. 1- 7 Eo quod esset Elisabeth sterilis
-36 Mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis
23-29 Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt
Galat. 4-27 Scriptum est enim: Lætare, sterilis
Hebr. 11-11 Sara sterilis virtutem... accepit

STERILITAS.

Gen. 26- 1 Post eam sterilitatem quæ acciderat in diebus Abram
41-30 Sequentur septem anni alii tantæ sterilitatis
4 Reg. 2-21 Non erit ultra in eis mors, neque sterilitas
Psal. 34-12 Retribuebant mihi... sterilitatem animæ m.
Isai. 47- 8 Non sedebo vidua, et ignorabo sterilitatem
- 9 Venient tibi duo hæc... sterilitas et viduitas
49-20 Dicent in auribus tuis filii sterilitatis tuæ
Thren. 4- 9 Extabuerunt consumpti a sterilitate terræ

STERNO.

Gen. 22- 3 De nocte consurgens, stravit asinum suum
Num. 22-21 Et strata asina sua profectus est cum eis
Deut. 19- 3 Sternens diligenter viam
1 Reg. 9-25 Stravitque Saül in solario et dormivit
2 Reg. 17-23 Stravit asinum suum, surrexitque, et abiit
19-26 Ut sterneret mihi asinum, et ascend. abirem
3 Reg. 2-40 Et surrexit Semei, et stravit asinum suum
13-13 Sternite mihi asinum. Qui cum stravissent
-23 Stravit asinum s. prophetæ, quem reduxerat
-27 Dixitq. ad filios suos: Sternite mihi asinum
4 Reg. 4-24 Stravitque asinam, et præcepit puero
16-17 Et posuit super pavimentum stratum lapide
2 Par. 3- 6 Stravit quoque pavimentum templi
7- 3 Super pavimentum stratum lapide, adorav.
Tobiæ. 13-22 Ex lapide... omnes plateæ ejus sternentur
Esth. 1- 6 Super pavimentum... stratum lapide
Job. 17-13 Et in tenebris stravi lectulum meum
41-21 Et sternet sibi aurum quasi lutum
Prov. 7-16 Lectulum m., stravi tapetibus pictis ex Æg.
Isai. 14-11 Subter te sternetur tinea, et operimentum
54-11 Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos
58- 5 Et saccum et cinerem sternere
Jerem. 48-12 Et sternent eum, et vasa ejus exhaurient
Ezech. 40-17 Et pavimentum stratum lapide in atrio
41-16 Stratumque ligno per gyrum in circuitu
42- 3 Et contra pavimentum stratum lapide
Matth. 21- 8 Plurima a. turba straverunt vestimenta sua Cædebant ramos... et sternebant in via
Marc. 11- 8 Multi a. vestimenta sua straverunt in via Frondes cædebant... et sternebant in via
14-15 Demonstrabit cœnaculum grande, stratum
Luc. 22-12 Ostendet vobis cœnaculum magn. stratum
Act. 9-34 Surge, et sterne tibi. Et continuo surrexit

STERNUTATIO.

Job. 41- 9 Sternutatio ejus splendor ignis

STERQUILINIUM.

Porta Sterquilinii erat in Occiduo urbis latere; quia vero ex hac porta civitatis sordes egredebantur, inde illi nomen factum.

2 Esdr. 3-13 Mille cubitos in muro usque ad portam Sterquilinii
-14 Portam Sterquilinii ædificavit Melchias
12-31 Super murum ad portam Sterquilinii
Job. 2- 8 Saniem radebat, sedens in sterquilinio
20- 7 Quasi sterquilinium in fine perdetur
Jerem. 8- 2 In sterquilinium super faciem terræ erunt
16- 4 In sterquilinium super faciem terræ erunt
25-33 In sterquilinium sup. faciem terræ jacebunt
Ezech. 7-19 Et aurum eorum in sterquilinium erit
Luc. 14-35 Neque in sterquilinium utile est

STERTO.

Prov. 10- 5 Qui autem stertit æstate, filius confusionis

STHARBUZANAI.

Unus ex Darii consiliatoribus, Judæis infensus.

1 Esdr. 5- 3 Stharbuzanaï et consiliarii eorum
- 6 Stharbuzanaï et consiliatores ejus
6- 6 Stharbuzanaï et consiliarii vestri
-13 Stharbuzanaï et consiliarii ejus

STHUR.

Filius Michael, princeps tribus Aser, quem misit Moyses ad explorandam terram promissam.

Num 13-14 De tribu Aser, Sthur filium Michaël

STIBINUS.

1 Par. 29- 2 Lapides onychinos, et quasi stibinos

STIBIUM.

4 Reg. 9-30 Depinxit oculos suos stibio, et ornavit
Jerem. 4-30 Et pinxeris stibio oculos tuos
Ezech. 23-40 Circumlinisti stibio oculos tuos, et ornata

STIGMATA.

Levit. 19-28 Neque figuras aliquas aut stigmata facietis
Galat. 6-17 Stigmata Domini Jesu in corpore meo porto

STILLA.

Deut. 32- 2 Et quasi stillæ super gramina
Job. 26-14 Parvam stillam sermonis ejus audierimus
36-27 Qui aufert stillas pluviæ, et effundit
38-28 Vel quis genuit stillas roris?
Isai. 40-15 Ecce gentes quasi stilla situlæ
Jerem. 3- 3 Prohibitæ sunt stillæ pluviarum
Mich. 5- 7 Et quasi stillæ super herbam

STILLICIDIA.

Psal. 64-11 In stillicidiis ejus lætabitur germinans
71- 6 Et sicut stillicidia stillantia super terram

STILLO.

Exod. 9-33 Nec ultra stillavit pluvia super terram
2 Reg. 21-10 Donec stillaret aqua super eos de cœlo
2 Par. 12- 7 Non stillabit furor meus super Jerusalem
34-21 Furor Domini stillavit super nos
-25 Stillabit furor meus super locum istum
Job. 16-21 Ad Deum stillat oculus meus
29-22 Super illos stillabat eloquium meum
Psal. 71- 6 Sicut stillicidia stillantia super terram
Cant. 5- 5 Manus meæ stillaverunt myrrham
Ezech. 20-46 Et stilla ad Africum, et propheta
21- 2 Et stilla ad sanctuaria, et propheta
Dan. 9-11 Stillavit super nos maledictio
Joel. 3-18 Stillabunt montes dulcedinem, et colles
Amos. 7-16 Non stillabis super domum idoli
9-13 Et stillabunt montes dulcedinem
Mich. 2- 6 Loquentes: Non stillabit super istos
-11 Stillabo tibi in vinum, et in ebrietatem: et erit super quem stillatur populus iste
2 Mac. 8-27 Misericordiæ initium stillans in eos

STIMULO et STIMULATOR.

Deut. 19- 6 Dolore stimulatus, persequatur
Eccli. 12-12 Et in sermonibus meis stimuleris
14- 1 Non est stimulatus in tristitia delicti
20-23 Præ inopia, et in requie sua stimulabitur
Jerem. 46-20 Stimulator ab Aquilone veniet ei

STIMULUS.

1 Reg. 13-21 Securium, usque ad stimulum corrigendum
Eccle. 12-11 Verba sapientium sicut stimuli
Eccli. 38-26 Stimulo boves agitat, et conversatur
Act. 9- 5 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
26-14 Durum est tibi contra stimulum calcitrare
1 Cor. 15-55 Ubi est, mors, stimulus tuus?
-56 Stimulus autem mortis peccatum est
2 Cor. 12- 7 Datus est mihi stimulus carnis meæ

STIPENDIUM.

1 Mac. 3-28 Et dedit stipendia exercitui in annum
14-32 Armavit viros... et dedit illis stipendia
Luc. 3-14 Et contenti estote stipendiis vestris
Rom. 6-23 Stipendia enim peccati, mors
1 Cor. 9- 7 Quis militat suis stipendiis unquam?
2 Cor. 11- 8 Accipiens stipendium ad ministerium

STIPES.

Exod. 37-19 Qui procedebant de stipite candelabri
Num. 8- 4 Tam medius stipes, quam cuncta
Josue. 10-26 Atque suspendit super quinque stipites

STIPO.

Cant. 2- 5 Fulcite me floribus, stipate me malis

STIPULA.

Gen. 41-23 Percussæ uredine, oriebantur e stipula
Exod. 5- 7 Sed ipsi vadant, et colligant stipulas
15- 7 Quæ devoravit eos sicut stipulam
Josue. 2- 6 Operuitque eos stipula lini, quæ ibi erat
Judic. 15- 5 Adhuc stantes in stipula, concrematæ sunt
Job. 13-25 Et stipulam siccam persequeris
41-19 In stipulam versi sunt ei lapides fundæ
-20 Quasi stipulam æstimabit malleum
Psal. 82-14 Et sicut stipulam ante faciem venti
Isai. 5-24 Sicut devorat stipulam lingua ignis
33-11 Concipietis ardorem, parietis stipulam
40-24 Et turbo quasi stipulam auferet eos
41- 2 Sicut stipulam vento raptam arcui ejus
47-14 Ecce facti sunt quasi stipula, ignis

Jerem. 13-24 Et disseminabo eos quasi stipulam
Joel. 2- 5 Sonitus flammæ ignis devorantis stipulam
Abdiæ. -18 Et domus Esaü stipula
Nahum. 1-10 Consumentur quasi stipula ariditate plena
Malac. 4- 1 Omnes facientes impietatem, stipula
1 *Cor.* 3-12 Lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam

STIPULATIO.

Jerem. 32-11 Stipulationes, et rata, et signa forinsecus

STIRPS.

Gen. 17-12 Quicumque non fuerit de stirpe vestra
21-23 Et posteris meis, stirpique meæ
27-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe
Exod. 2- 1 Et accepit uxorem stirpis suæ
Levit. 6-18 Mares tantum stirpis Aaron comedent
21-15 Ne commisceat stirpem generis sui
22- 3 Homo, qui accesserit de stirpe vestra
25-47 Ei, aut cuiquam de stirpe ejus
Num. 2- 4 Omnis de stirpe ejus summa pugnantium
- 8 Omnis de stirpe ejus exercitus pugnatorum
13-29 Stirpem Enac vidimus ibi
23-10 Et nosse numerum stirpis Israël
24-22 Et fueris electus de stirpe Cin
26- 7 Hæ sunt familiæ de stirpe Ruben
-14 Hæ sunt familiæ de stirpe Simeon
36- 1 Filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph
Deut. 2-10 Tam excelsus, ut de Enacim stirpe
3-11 Rex Basan restiterat de stirpe gigantum
Josue. 3- 3 Sacerdotes stirpis Leviticæ portantes eam
9-23 Non deficiet de stirpe vestra ligna cædens
11-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim
15-14 Et Ahiman et Tholmaï de stirpe Enac
Judic. 13- 2 Quidam vir de Saraa, et de stirpe Dan
18- 2 Stirpis et familiæ suæ quinque viros
1 *Reg.* 17-55 De qua stirpe descendit hic adolescens ?
2 *Reg.* 21- 5 Ne unus quidem residuus sit de stirpe ejus
-18 De stirpe Arapha de genere gigantum
1 *Par.* 4- 3 Ista quoque stirpis Etam : Jezrahel
-40 In qua ante habitaverant de stirpe Cham
5- 2 De stirpe ejus principes germinati sunt
7- 2 De stirpe Thola viri fortissimi numerati
12-27 Joïada quoque princeps de stirpe Aaron
20- 6 Et ipse de Rapha fuerat stirpe generatus
27-11 Sobochaï Husathites de stirpe Zarahi
-13 Et ipse Netophathites de stirpe Zaraï
-15 Holdaï Netophathites de stirpe Gothoniel
2 *Par.* 7-18 Non auferetur de stirpe tua vir
8- 7 Et Jebusæis, qui non erant de stirpe Israël
22- 9 Ut de stirpe quis regnaret Ochoziæ
-10 Et interfecit omnem stirpem regiam
31-10 Azarias, sacerdos primus de stirpe Sadoc
Esth. 2- 5 Mardochæus, filius Jaïr... de stirpe Jemini
3- 1 Aman... qui erat de stirpe Agag
9-24 Aman enim filius Amadathi stirpis Agag
Eccli. 47-24 Neque perdet a stirpe nepotes electi sui
-25 Reliquum Jacob et David de ipsa stirpe
Isai. 14-19 Quasi stirps inutilis pollutus, obvolutus
44- 3 Benedictionem meam super stirpem tuam
48-19 Et stirps uteri tui ut lapilli ejus
Jerem. 13-13 Qui sedent de stirpe David super thronum
16- 3 De quorum stirpe sunt nati in terra hac
35-19 Non deficiet vir de stirpe Jonadab
Ezech. 20- 5 Levavi manum m. pro stirpe domus Jacob

STO.

Gen. 18- 2 Apparuerunt ei tres viri stantes prope eum
- 8 Ipse vero stabat juxta eos sub arbore
-22 Abraham vero adhuc stabat coram Dom.
19-17 Nec stes in omni circa regione
-27 Ubi steterat prius cum Domino
21-29 Agnæ istæ, quas stare fecisti seorsum
24-13 Ecce ego sto prope fontem aquæ
-30 Venit ad virum qui stabat juxta camelos
-31 Benedicte Domini : cur foris stas ?
-43 Ecce sto juxta fontem aquæ
28-12 Viditque in somnis scalam stantem
37- 7 Consurgere manipulum meum, et stare
41- 1 Putabat se stare super fluvium
-17 Putabam me stare super ripam fluminis
-46 Quando stetit in conspectu regis Pharaonis
43-15 Et steterunt coram Joseph
Exod. 2- 4 Stante procul sorore ejus, et considerante
3- 5 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
5-20 Moysi et Aaron, qui stabant ex adverso
7-15 Et stabis in occursum ejus super ripam
8-20 Consurge diluculo, et sta coram Pharaone
9-10 Et steterunt coram Pharaone, et sparsit
-11 Nec poterant malefici stare coram Moyse
-13 Mane consurge, et sta coram Pharaone
14-13 State, et videte magnalia Domini
-20 Stetit inter castra Ægyptiorum et castra
15- 8 Stetit unda fluens, congregatæ sunt abyssi
17- 6 Stabo ibi coram te, supra petram Horeb
- 9 Cras ego stabo in vertice collis

Exod. 19-17 Steterunt ad radices montis
20-18 Ac pavore concussi, steterunt procul
-21 Stetitque populus de longe
22- 6 Sive stantes segetes in agris
26-15 Facies et tabulas stantes tabernaculi
-35 Mensa enim stabit in parte Aquilonis
32-26 Et stans in porta castrorum, ait : Si quis
33- 8 Stabat unusquisque in ostio papilionis s.
- 9 Et stabat ad ostium, loquebaturque
-10 Quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi. Stabantque ipsi
-21 Est locus apud me, et stabis supra petram
34- 2 Stabisque mecum super verticem montis
- 5 Stetit Moyses cum eo, invocans nomen
36-20 Tabulas tabernaculi de lignis setim stantes
40- 4 Candelabrum stabit cum lucernis suis
Levit. 13-23 Sin autem steterit in loco suo
-28 In loco suo candor steterit non satis clarus
-34 Si... visa fuerit stetisse plaga in loco suo
-37 Si steterit macula, et capilli nigri fuerint
15-28 Si steterit sanguis, et fluere cessaverit
16- 7 Duos hircos stare faciet coram Domino
19-16 Non stabis contra sanguinem proximi tui
27- 8 Stabit coram sacerdote : et quantum
Num. 3- 6 Fac stare in conspectu Aaron sacerdotis
4- 3 Ut stent et ministrent in tabernaculo
5-18 Cumque steterit mulier in conspectu
9- 8 State ut consulam quid præcipiat Dominus
-17 Ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur
-18 Stabat nubes super tabernaculum
11-16 Faciesque ibi stare tecum
-24 Quos stare fecit circa tabernaculum
12- 5 Stetit in introitu tabernaculi vocans Aaron
16- 3 Cumq. stetissent adversum Moysen et Aar.
- 9 Stares coram frequentia populi
-11 Omnis globus tuus stet contra Dominum
-16 State seorsum coram Domino
-18 Stantibus Moyse et Aaron
-27 Stabant in introitu papilionum suorum
-34 Omnis Israël, qui stabat per gyrum
-48 Et stans inter mortuos ac viventes
22-22 Stetitque Angelus Domini in via
-23 Cernens asina Angelum stantem in via
-24 Stetit Angelus in angustiis duarum macer.
-26 Angelus ad locum... obvius stetit
-27 Cumque vidisset asina stantem Angelum
-31 Et vidit Angelum stantem in via
-34 Nesciens quod tu stares contra me
23- 3 Sta paulisper juxta holocaustum tuum
- 6 Reversus invenit stantem Balac
-15 Sta hic juxta holocaustum tuum
-17 Invenit eum stantem juxta holocaustum
-18 Sta Balac, et ausculta ; audi, fili Sephor
27- 2 Steteruntque coram Moyse et Eleazaro
-19 Qui stabit coram Eleazaro sacerdote
35-12 Donec stet in conspectu multitudinis
Deut. 4-10 A die in quo stetisti coram Domino
5-31 Tu vero hic sta mecum, et loquar tibi
10- 8 Et staret coram eo in ministerio
-10 Ego autem steti in monte, sicut prius
11-25 Nullus stabit contra vos
18- 5 Ut stet, et ministret nomini Domini ipse
- 7 Qui stabunt eo tempore coram Domino
19-15 Non stabit testis unus contra aliquem
In ore... trium testium stabit omne verbum
-16 Si steterit testis mendax contra hominem
-17 Stabunt ambo, quorum causa est
20- 2 Stabit sacerdos ante aciem, et sic loquetur
24-11 Sed stabis foris, et ille tibi proferet
27-12 Hi stabunt ad benedicendum populo
-13 E regione isti stabunt ad maledicendum
29-10 Vos statis hodie cuncti coram Domino
31-14 Et state in tabernaculo testimonii
Et steterunt in tabernaculo testimonii
-15 Quæ stetit in introitu tabernaculi
Josue. 3- 8 Ingressi..partem aquæ Jordanis, state in ea
-16 Steterunt aquæ descendentes in loco uno
-17 Stabant super siccam humum in medio
4- 3 Ubi steterunt pedes sacerdotum
- 9 Ubi steterunt sacerdotes, qui portabant
-10 Sacerdotes... stabant in Jordanis medio
5-13 Et vidit virum stantem contra se
-16 Locus enim, in quo stas, sanctus est
6- 5 Singuli per locum contra quem steterint
7-12 Nec poterit Israel stare ante hostes suos
-13 Non poteris stare coram hostibus tuis
8-11 Steterunt ad Septentrionalem urbis plagam
-13 Nocte illa, et stetit in vallis medio
-33 Ac judices stabant ex utraque parte arcæ
10-13 Steteruntque sol et luna, donec ulcisceretur
Stetit itaque sol in medio cœli
-19 Vos autem nolite stare, sed persequimini
20- 4 Stabit ante portam civitatis, et loquetur
- 6 Donec stet ante judicium, causam reddens
- 9 Donec staret ante populum, expositurus

Josue. 24- 1 Steteruntque in conspectu Domini
Judic. 4-20 Sta ante ostium tabernaculi
7-21 Stantes singuli in loco suo per circuitum
9- 6 Juxta quercum quæ stabat in Sichem
- 7 Ivit, et stetit in vertice montis Garizim
-35 Et stetit in introitu portæ civitatis
-51 Principes... stantes per propugnacula
15- 5 Et adhuc stantes in stipula, concrematæ s.
16-25 Feceruntque eum stare inter duas columnas
18-16 Ita ut erant armati, stabant ante ostium
-17 Et sacerdos stabat ante ostium
20- 8 Stansque omnis populus... respondit
Ruth. 2- 7 Et de mane usque nunc stat in agro
1 *Reg.* 1-26 Ego sum illa mulier, quæ steti coram te
3-10 Venit Dominus, et stetit : et vocavit
4-20 Dixerunt ei quæ stabant circa eam
6-14 In agrum Josue Bethsamitæ, et stetit ibi
-20 Quis poterit stare in conspectu Domini?
10-19 Nunc ergo state coram Domino per tribus
-23 Stetitque in medio populi, et altior fuit
12- 7 Nunc ergo state, ut judicio contendam
-16 Sed et nunc state, et videte rem istam
14- 9 Stemus in loco nostro, nec ascendamus
16-21 Venit David ad Saül, et stetit coram eo
-22 Dicens : Stet David in conspectu meo
17- 3 Philisthiim stabant super montem ex parte hac, et Israël stabat supra montem
- 8 Stansque clamabat adversum phalangas
-16 Et stabat quadraginta diebus
-26 Ait David ad viros qui stabant secum
-51 Cucurrit, et stetit super Philisthæum
19- 3 Egrediens stabo juxta patrem meum
-20 Et Samuëlem stantem super eos
20-38 Dicens : Festina velociter, ne steteris
26-13 Et stetisset in vertice montis de longe
2 *Reg.* 1- 9 Sta super me, et interfice me
-10 Stansque super eum, occidi illum
2-25 Steterunt in summitate tumuli unius
-28 Stetit omnis exercitus, nec persecuti sunt
15- 2 Consurgens Absalom, stabat juxta introitum
-17 Pedibus suis, stetit procul a domo
17-17 Jonathas a. et Achim. stabant juxta fontem
18- 4 Stetit ergo rex juxta portam
-13 Et tu stares ex adverso ?
-30 Transi, ait, et sta hic. Cumque ille transisset, et staret
20-11 Viri, cum stetissent juxta cadaver Amasæ
23-10 Ipse stetit, et percussit Philisthæos
-12 Stetit ille in medio agri, et tuitus est eum
3 *Reg.* 1- 2 Et stet coram rege, et foveat eum
-28 Ingressa coram rege, et stetisset ante eum
3-15 Stetit coram arca fœderis Domini
-16 Meretrices ad regem, steteruntq. coram eo
7-25 Et stabat super duodecim boves
-36 Quasi in similitudinem hominis stantis
8-11 Non poterant sacerdotes stare et ministrare
-14 Omnis enim ecclesia Israël stabat
-20 Stetique pro David patre meo, et sedi
-22 Stetit autem Salomon ante altare Domini
-55 Stetit ergo, et benedixit omni ecclesiæ
10- 8 Beati servi tui, qui stant coram te semper
-20 Duodecim leunculi stantes super sex gradus
13- 1 Jeroboam stante super altare
-24 Asinus autem stabat juxta illum, et leo stabat juxta cadaver
-25 Et leonem stantem juxta cadaver
-28 Asinum et leonem stantes juxta cadaver
17- 1 Deus Israël, in cujus conspectu sto
19-11 Egredere, et sta in monte coram Domino
-13 Et egressus stetit in ostio speluncæ
22-21 Spiritus, et stetit coram Domino, et ait
-35 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
4 *Reg.* 2- 7 Secuti sunt eos, qui et steterunt econtra, longe : illi a. ambo stabant super Jordan.
-13 Reversusque stetit super ripam Jordanis
3-14 Dominus exercituum, in cujus conspectu sto
-21 Universi a. Moabitæ... steterunt in terminis
4- 6 Respondit : Non habeo. Stetitque oleum
-12 Cum vocasset eam, et illa stetisset coram eo
-15 Cum vocata fuisset, et stetisset ante ostium
5- 9 Et stetit ad ostium domus Elisei
-11 Et stans invocaret nomen Domini Dei sui
-15 Venit, et stetit coram eo, et ait
-16 Vivit Dominus, ante quem sto
-25 Ipse a. ingressus, stetit coram domino suo
6-31 Si steterit caput Elisei filii Saphat
8- 9 Cumque stetisset coram eo, ait
-11 Stetitque cum eo, et conturbatus est
9-17 Speculator qui stabat supra turrim Jezrah.
10- 4 Ecce duo reges non potuer. stare coram eo
- 9 Stans dixit ad omnem populum : Justi estis
11-11 Steterunt singuli habentes arma in manu s.
-14 Vidit regem stantem super tribunal
13-18 Et cum percussisset trib. vicibus, et stetisset
-21 Revixit homo, et stetit super pedes suos

4 Reg. 18-17 Et steterunt juxta aquæductum piscinæ sup.
-28 Stetit itaque Rabsaces, et exclamavit
23- 3 Stetitque rex super gradum
25-19 De his qui steterant coram rege
1 Par. 4-22 Et qui stare fecit solem, virique Mendacii
6-32 Stabant a juxta ordinem suum in ministerio
-39 Frater ejus Asaph, qui stabat a dextris ejus
11-14 Hi steterunt in medio agri, et defender.eum
12-33 Et stabant in acie instructi armis bellicis
19- 9 Qui ad auxilium ejus venerant, separatim in agro steterunt
21-15 Angelus Domini stabat juxta aream Ornan
-16 Vidit Angelum Domini stantem inter cœlum
23-30 Ut stent mane ad confitendum et canendum
28- 2 Cumque surrexisset rex, et stetisset, ait
2 Par. 3-13 Ipsi autem stabant erectis pedibus
5-12 Stantes ad Orientalem plagam altaris
-14 Nec possent sacerdotes stare et ministrare
6- 3 Nam omnis turba stabat intenta
-12 Stetit ergo coram altari Domini ex adverso
-13 Stetitq. sup. eam : et deinceps flexis genibus
7- 6 Sacerdotes autem stabant in officiis suis
Ante eos, cunctusque Israël stabat
9-18 Et duos leones stantes juxta brachiola
-19 Duodecim leunculos stantes sup. sex gradus
10- 6 Qui steterant coram patre ejus Salomone
13- 4 Stetit ergo Abia super montem Semeron
-13 Cumque ex adverso hostium staret
-15 Qui stabat ex adverso Abia et Juda
18-20 Processit spiritus, et stetit coram Domino
-34 Porro rex Israël stabat in curru suo
20- 5 Cumque stetisset Josaphat in medio cœtu
- 9 Stabimus coram domo hac in conspectu tuo
-13 Omnis vero Juda stabat coram Domino
-17 Tantummodo confidenter state, et videbitis
-20 Profectisq. eis, stans Josaphat in medio eor.
23-13 Cumq. vidisset regem stantem sup. gradum
24-13 Et firmiter eam stare fecerunt
-20 Et stetit in conspectu populi, et dixit eis
28-12 Steterunt itaq. viri de princip. fil. Ephraïm
-15 Steteruntque viri, quos supra memoravimus
29-11 Vos elegit Dominus ut stetis coram eo
-26 Steteruntque Levitæ tenentes organa David
30-16 Steteruntque in ordine s. juxta disposition.
34-31 Et stans in tribunali suo, percussit fœdus
35-10 Et steterunt sacerdotes in officio suo
-15 Cantores filii Asaph stabant in ordine suo
1 Esdr. 3- 9 Stetitque Josuë et filii ejus, et fratres
-10 Steterunt sacerdotes in ornatu s. cum tubis
9-15 Non enim stari potest coram te super hoc
10-13 Et non sustinemus stare foris
-15 Et Jaasia, filius Thecuë, steterunt super hoc
2 Esdr. 7-65 Donec staret sacerdos doctus et eruditus
8- 4 Stetit autem Esdras scriba super gradum
Steterunt juxta eum Mathathias et Semeïa
- 5 Et cum aperuisset eum, stetit om. populus
- 7 Populus autem stabat in gradu suo
9- 2 Et steterunt, et confitebantur peccata sua
- 3 Et consurrexerunt ad standum
12-38 Et steterunt in porta custodiæ
-39 Steteruntque duo chori laudantium
13-11 Et feci stare in stationibus suis
Tobiæ. 5- 5 Invenit juvenem splendidum, stantem
Judith. 8-32 Stabitis vos ad portam nocte ista
10-16 Quoniam cum steteris in conspectu ejus
12-15 Et ingressa stetit ante faciem ejus
13- 5 Ut staret foris ante cubiculum, et observaret
- 6 Stetitque Judith ante lectum, orans
14-13 Stetit ante cortinam, et plausum fecit
Esth. 4- 6 Ivit ad Mardochæum stantem in platea civ.
5- 1 Et stetit in atrio domus regiæ
- 2 Cumque vidisset Esther reginam stantem
6- 5 Responderunt pueri : Aman stat in atrio
7- 9 Qui stabant in ministerio regis
En lignum... stat in domo Aman
8- 4 Illaque consurgens stetit ante eum
-11 Congregari, ut starent pro animabus suis
9-16 Pro animabus suis steterunt Judæi
15- 9 Stetit contra regem, ubi ille residebat
Job. 2- 1 Cum... filii Dei, et starent coram Domino
Satan inter eos, et staret in conspectu ejus
4-16 Stetit quidam, cujus non agnoscebam
6- 5 Bos cum ante præsepe plenum steterit
8-15 Innitetur super domum suam, et non stabit
24-22 Cum steterit, non credet vitæ suæ
29- 8 Et senes assurgentes stabant
30-20 Non exaudis me : sto, et non respicis me
32-16 Steterunt, nec ultra responderunt
34-24 Et stare faciet alios pro eis
37-14 Sta, et considera mirabilia Dei
38-14 Et stabit sicut vestimentum
Psal. 1- 1 Et in via peccatorum non stetit
17-39 Confringam illos, nec poterunt stare
23- 3 Aut quis stabit in loco sancto ejus?
25-12 Pes meus stetit in directo

Psal. 35-13 Expulsi sunt, nec potuerunt stare
37-12 Appropinquaverunt, et steterunt
-13 Qui juxta me erant, de longe steterunt
81- 1 Deus stetit in synagoga deorum
93-16 Aut quis stabit mecum adversus operantes
103- 6 Super montes stabunt aquæ
105-23 Si non Moyses electus ejus stetisset
-30 Et stetit Phinees, et placavit
106-25 Dixit, et stetit spiritus procellæ
108- 6 Et diabolus stet a dextris ejus
121- 2 Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis
131- 7 In loco, ubi steterunt pedes ejus
133- 1 Qui statis in domo Domini, in atriis
134- 2 Qui statis in domo Domini, in atriis
Prov. 8- 2 Supra viam, in mediis semitis stans
22-29 Coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles
25- 6 Et in loco magnorum ne steteris
Eccle. 1- 4 Terra autem in æternum stat
Cant. 2- 9 En ipse stat post parietem nostrum
Sap. 5- 1 Tunc stabunt justi in magna constantia
-24 Contra illos stabit spiritus virtutis
10- 7 Memoria stans figmentum salis
-16 Stetit contra reges horrendos in portentis
11- 3 Steterunt contra hostes
12-12 Aut quis stabit contra judicium tuum
18-16 Et stans replevit omnia morte, et usque ad cœlum attingebat stans in terra
Eccli. 2- 1 Sta in justitia et timore, et præpara
6-35 In multitud. presbyterorum prudentium sta
8-14 Ne contra faciem stes contumeliosi
11-21 Sta in testamento tuo
17-24 Et sta in sorte propositionis et orationis
21-26 Vir autem eruditus foris stabit
24- 9 In omni terra steti : et in omni populo
37-11 Stet econtrario videre quid tibi eveniat
39-22 In verbo ejus stetit aqua sicut congeries
40-12 Et fides in sæculum stabit
41-27 Neque steteris ad lectum ejus
43-11 In verbis sancti stabunt ad judicium
44-12 In testamentis stetit semen eorum
-21 In carne ejus stare fecit testamentum
45-22 Quia contra illum steterunt alieni
-29 Et stare in reverentia gentis
46- 9 Stare contra hostem, et prohibere gentem
47-11 Et stare fecit cantores contra altare
49-15 Et stare fecit portas et seras, qui erexit
50-13 Et ipse stans juxta aram
-14 Circa illum steterunt quasi rami palmæ
Isai. 3-13 Stat ad judicandum Dominus, et stat ad judicandos populos
6- 2 Seraphim stabant super illud
-13 Semen sanctum erit id, quod steterit in ea
7- 7 Non stabit, et non erit istud
10-32 Adhuc dies est, ut in Nobe stetur
11-10 Radix Jesse, qui stat in signum populorum
21- 8 Stans jugiter per diem : et super custodiam meam ego sum, stans totis noctibus
27- 9 Non stabunt luci et delubra
28-18 Pactum vestrum cum inferno non stabit
-21 In monte divisionum stabit Dominus
32- 8 Cogitabit, et ipse super duces stabit
36- 2 Et stetit in aquæductu piscinæ superioris
-13 Stetit Rabsaces, et clamavit voce magna
44-11 Convenient omnes, stabunt et pavebunt
-14 Quercum, quæ steterat inter ligna saltus
46- 7 Stabit, ac de loco suo non movebitur
-10 Consilium meum stabit, et omnis voluntas
47-12 Sta cum incantatoribus tuis
-13 Stent, et salvent te augures cœli
48-13 Ego vocabo eos, et stabunt simul
50- 8 Stemus simul, quis est adversarius meus
59-14 Et justitia longe stetit : quia corruit
61- 5 Stabunt alieni, et pascent pecora vestra
66-22 Terra nova, quæ ego facio stare coram me
Sic stabit semen vestrum, et nomen vestrum
Jerem. 4- 6 Nolite stare, quia malum ego adduco
6-16 State super vias, et videte, et interrogate
7- 2 Sta in porta domus Domini, et prædica
-10 Venistis, et stetistis coram me in domo
14- 6 Et onagri steterunt in rupibus, traxerunt
15- 1 Si steterit Moyses et Samuël coram me
-19 Convertam, te et ante faciem meam stabis
17-19 Vade, et sta in porta filiorum populi
18-20 Recordare quod steterim in conspectu tuo
19-14 Stetit in atrio domus Domini, et dixit
23-22 Si stetissent in consilio meo
26- 2 Sta in atrio domus Domini; et loqueris
28- 5 Populi qui stabat in domo Domini
35-19 Stans in conspectu meo cunctis diebus
36-21 Principibus qui stabant circa regem
44-15 Mulieres, quarum stabat multitudo grandis
46- 4 State in galeis, polite lanceas, induite vos
-14 Sta, et præpara te, quia devorabit gladius
-15 Non stetit : quoniam Dominus subvertit eum
-21 Et fugerunt simul, nec stare potuerunt

Jerem. 48-19 In via sta, et prospice, habitatio Aroer
-45 In umbra Hesebon steterunt de laqueo
51-50 Qui fugistis gladium, venite, nolite stare
52-12 Stabat coram rege Babylonis in Jerusalem
Baruc. 5- 5 Exurge, Jerusalem, et sta in excelso
6-26 Statuerit rectum, per semetipsum stabit
Ezech. 1-21 Ibant, et cum stantibus stabant
-24 Cumque starent, demittebantur pennæ eor
-25 Stabant, et submittebant alas suas
2- 1 Fili hominis, sta super pedes tuos
3-23 Et ecce ibi gloria Domini stabat
8-11 Jezonias filius Saphan stabat in medio eorum, stantium ante picturas
9- 2 Et steterunt juxta altare æreum
10- 3 Cherubim autem stabant a dextris domus
- 6 Ingressus ille stetit juxta rotam
-17 Stantibus illis, stabant
-18 A limine templi : et stetit super cherubim
-19 Stetit in introitu portæ domus Domini
11-23 Stetitq. super montem, qui est ad Orientem
13- 5 Ut staretis in prælio in die Domini
21-21 Stetit enim rex Babylonis in bivio
22-30 Et staret oppositus contra me pro terra
27-29 Gubernatores maris in terra stabunt
31-14 Nec stabunt in sublimitate sua omnia
33-26 Stetistis in gladiis vestris, fecistis
37-10 Steteruntque super pedes suos exercitus
40- 3 In manu ejus : stabat autem in porta
43- 6 Et vir qui stabat juxta me, (-7) dixit ad me
44-11 Et ipsi stabunt in conspectu eorum
-15 Et stabunt in conspectu meo, ut offerant
-24 Stabunt in judiciis meis, et judicabunt
46- 2 Et stabit in limine portæ
47-10 Et stabunt super illas piscatores
Dan. 1- 4 Qui possent stare in palatio regis
- 5 Postea starent in conspectu regis
-19 Et steterunt in conspectu regis
2- 2 Qui cum venissent, steterunt coram rege
-31 Et statura sublimis stabat contra te
-44 Et ipsum stabit in æternum
3- 3 Stabant autem in conspectu statuæ
-25 Stans autem Azarias oravit sic
7- 4 Et super pedes quasi homo stetit
- 5 Bestia alia similis urso in parte stetit
8- 3 Et ecce aries unus stabat ante paludem
- 6 Quem videram stantem ante portam
-15 Stetit in conspectu meo quasi species viri
-17 Venit, et stetit juxta ubi ego stabam
10-11 Ego loquor ad te, et sta in gradu tuo
Cumque dixisset mihi... steti tremens
-16 Et dixi ad eum qui stabat contra me
11- 1 Stabam ut confortaretur et roboraretur
- 2 Adhuc tres reges stabunt in Perside
- 4 Et cum steterit, conteretur regnum ejus
- 6 Nec stabit semen ejus : et tradetur ipsa
- 7 Stabit de germine radicum ejus plantatio
-16 Non erit qui stet contra faciem ejus : et stabit in terra inclyta
-17 Et non stabit, nec illius erit
-20 Et stabit in loco ejus vilissimus
-21 Et stabit in loco ejus despectus
-25 Et non stabunt, quia inibunt adversus
-31 Et brachia ex eo stabunt, et polluent
12- 1 Qui stat pro filiis populi tui
- 5 Et ecce quasi duo alii stabant
- 6 Qui stabat super aquas fluminis
- 7 Qui stabat super aquas fluminis
-13 Et stabis in sorte tua in finem dierum
13-48 Qui cum staret in medio eorum, ait
Osee. 8- 7 Culmus stans non est in eo
10- 9 Peccavit Israël, ibi steterunt
13-13 Non stabit in contritione filiorum
Amos. 2-15 Et tenens arcum non stabit, et velox
7- 7 Ecce Dominus stans super murum litum
9- 1 Vidi Dominum stantem super altare
Abdiæ. -11 In die cum stares adversus eum
-14 Neque stabis in exitibus, ut interficias
Jonæ. 1-15 Et stetit mare a fervore suo
Mich. 1-11 Accipiet ex vobis, quæ stetit sibimet
5- 4 Stabit, et pascet in fortitudine Domini
Nahum. 1- 6 Ante faciem indignationis ejus quis stabit ?
2- 8 State, state, et non est qui revertatur
Habac. 2- 1 Super custodiam meam stabo, et figam
3- 6 Stetit, et mensus est terram
-11 Sol et luna steterunt in habitaculo
Zach. 1- 8 Stabat inter myrteta, quæ erant in profundo
-10 Respondit vir, qui stabat inter myrteta
-11 Angelo Domini, qui stabat inter myrteta
3- 1 Stantem coram Angelo Domini
Satan stabat a dextris ejus ut adversaretur
- 3 Et stabat ante faciem Angeli
- 4 Et ait ad eos qui stabant coram se
- 5 Et Angelus Domini stabat
6- 5 Egrediuntur, ut stent coram Dominatore
11-16 Non sanabit, et id quod stat non enutriet

Zach. 14- 4 Et stabunt pedes ejus in die illa
-12 Caro uniuscujusque stantis super pedes suos
Malac. 3- 2 Et quis stabit ad videndum eum ?
1 *Mac.* 2-16 Filii ejus constanter steterunt
4-18 Sed state nunc contra inimicos nostros
7-36 Steterunt ante faciem altaris et templi
9-11 Et steterunt illis obviam
10-72 Non potest stare pes vester ante faciem
-81 Populus auten stabat, sicut præceperat
14-29 Ut starent sancta ipsorum, et lex
2 *Mac.* 13-14 Pro... civitate, patria, et civibus starent
14-46 Stans supra quamdam petram præruptam
Matth. 2- 9 Dum veniens staret supra, ubi erat puer
6- 5 Et in angulis platearum stantes orare
12-25 Vel domus divisa contra se, non stabit
-26 Quomodo ergo stabit regnum ejus ?
-46 Ecce mater ejus et fratres stabant foris
13- 2 Et omnis turba stabat in littore
16-28 Dico vobis : Sunt quidam de hic stantibus
18-16 Ut in ore... trium testium stet omne verbum
20- 3 Vidit alios stantes in foro otiosos
- 6 Exiit, et invenit alios stantes, et dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi ?
-32 Et stetit Jesus, et vocavit eos, et ait
24-15 Abominationem... stantem in loco sancto
26-73 Post pusillum accesserunt qui stabant
27-11 Jesus autem stetit ante præsidem
-47 Quidam autem illic stantes, et audientes
Marc. 3-24 Non potest regnum illud stare
-25 Non potest domus illa stare
-26 Non poterit stare, sed finem habet
-31 Foris stantes miserunt ad eum, vocantes eum
8-39 Quidam de hic stantibus, qui non gustabunt
10-49 Et stans Jesus præcepit illum vocari
11- 5 Quidam de illic stantibus dicebant illis
-25 Et cum stabitis ad orandum : dimittite
13- 9 Ante præsides et reges stabitis propter me
-14 Abominationem... stantem ubi non debet
15-39 Centurio, qui ex adverso stabat
Luc. 1-11 Angelus Domini, stans a dextris altaris
2- 9 Ecce Angelus Domini stetit juxta illos
4-39 Et stans super illam, imperavit febri
5- 1 Ipse stabat secus stagnum Genesareth
- 2 Vidit duas naves stantes secus stagnum
6- 8 Surge, et sta in medium. Et surgens stetit
-17 Cum illis, stetit in loco campestri
7-14 Hi autem, qui portabant, steterunt
-38 Et stans retro secus pedes ejus
8-20 Mater tua et fratres tui stant foris
-44 Confestim stetit fluxus sanguinis ejus
9-27 Sunt aliqui hic stantes, qui non gustabunt
-32 Duos viros, qui stabant cum illo
10-40 Quæ stetit, et ait : Domine
11-18 Divisus est, quomodo stabit regnum ejus ?
13-25 Incipietis foris stare, et pulsare ostium
17-12 Decem viri leprosi, qui steterunt a longe
18-11 Pharisæus stans, hæc apud se orabat
-13 Publicanus a longe stans, nolebat
-40 Stans autem Jesus jussit illum adduci ad se
19- 8 Stans autem Zachæus, dixit ad Dominum
-32 Invenerunt, sicut dixit illis, stantem pullum
21-36 Et stare ante Filium hominis
23-10 Stabant autem principes sacerdotum
-35 Et stabat populus spectans, et deridebant
-49 Stabant autem omnes noti ejus a longe
24- 4 Ecce duo viri steterunt secus illas
-36 Stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis
Joan. 1-26 Medius a. vestrum stetit, quem vos nescitis
-35 Altera die iterum stabat Joannes
3-29 Amicus autem sponsi, qui stat, et audit eum
6-22 Turba, quæ stabat trans mare, vidit
7-37 Stabat Jesus, et clamabat, dicens : Si quis
8- 9 Solus Jesus, et mulier in medio stans
-44 Et in veritate non stetit
11-56 Colloquebant. ad invicem, in templo stantes
12-29 Turba ergo, quæ stabat, et audierat
18- 5 Stabat autem et Judas, qui tradebat eum
-16 Petrus autem stabat ad ostium foris
-18 Stabant autem servi et ministri ad prunas
Erat autem cum eis et Petrus stans
-25 Simon Petrus stans, et calefaciens se
19-25 Stabant autem juxta crucem Jesu mater
-26 Et Discipulum stantem, quem diligebat
20-11 Maria autem stabat ad monumentum
-14 Et vidit Jesum stantem : et non sciebat
-19 Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis
-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio
21- 4 Mane autem facto, stetit Jesus in littore
Act. 1-11 Viri Galilæi, quid statis aspicientes
2-14 Stans autem Petrus cum undecim
3- 8 Et exiliens stetit, et ambulabat
4-14 Hominem quoque videntes stantem cum eis
5-20 Ite, et stantes loquimini in templo
-23 Et custodes stantes ante januas
-25 In templo stantes, et docentes populum
Act. 7-55 Et Jesum stantem a dextris Dei
Et Filium hominis stantem a dextris Dei
8-38 Et jussit stare currum : et descenderunt
9- 7 Qui comitabant. cum eo, stabant stupefacti
10-30 Ecce vir stetit ante me in veste candida
11-13 Angelum... stantem et dicentem sibi
12-14 Nuntiavit stare Petrum ante januam
16- 9 Vir Macedo quidam erat stans, et deprecans
17-22 Stans autem Paulus in medio Areopagi
21-40 Paulus stans in gradibus, annuit manu
24-20 Si quid invenerunt... cum stem in concilio
-21 Voce, qua clamavi inter eos stans
25-10 Ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet
-18 De quo, cum stetissent accusatores
26- 6 Et nunc in spe... sto judicio subjectus
-16 Sed exurge, et sta super pedes tuos
-22 Usque in hodiernum diem sto, testificans
27-21 Tunc stans Paulus in medio eorum, dixit
Rom. 5- 2 Per fidem in gratiam istam, in qua stamus
11-20 Tu autem fide stas : noli altum sapere
14- 4 Domino suo stat, aut cadit : stabit autem
-10 Stabimus ante tribunal Christi
1 *Cor.* 10-12 Qui se existimat stare, videat ne cadat
15- 1 Quod et accepistis, in quo et statis
16-13 Vigilate, state in fide, viriliter agite
2 *Cor.* 1-23 Adjutores sumus gaudii v. : nam fide statis
13- 1 In ore... trium testium stabit omne verbum
Galat. 5- 1 State, et nolite iter. jugo servitutis contin.
Ephes. 6-11 Ut possitis stare adversus insidias diaboli
-13 Et in omnibus perfecti stare
-14 State ergo, succincti lumbos vestros
Philip. 1-27 Quia statis in uno spiritu unanimes
4- 1 Sic state in Domino, charissimi
Colos. 4-12 Ut stetis perfecti, et pleni in o. voluntate Dei
1 *Thes.* 3- 8 Nunc vivimus, si vos statis in Domino
2 *Thes.* 2-14 State : et tenete traditiones, quas didicistis
2 *Tim.* 2-19 Sed firmum fundamentum Dei stat
Jacob. 2- 3 Tu sta illic; aut sede sub scabello pedum
1 *Petr.* 5-12 Hanc esse veram gratiam Dei, in qua statis
Apoc. 3-20 Ecce sto ad ostium, et pulso
5- 6 Agnum stantem tanquam occisum
6-17 Et quis poterit stare ?
7- 1 Vidi quatuor Angelos stantes super quatuor
- 9 Stantes ante thronum et in conspectu Agni
-11 Omnes Angeli stabant in circuitu throni
8- 2 Septem Angelos stantes in conspectu Dei
- 3 Alius Angelus venit, et stetit ante altare
10- 5 Angelus, quem vidi stantem super mare
- 8 De manu Angeli stantis super mare
11- 4 In conspectu Domini terræ stantes
-11 Et steterunt super pedes suos
12- 4 Et draco stetit ante mulierem
-18 Et stetit supra arenam maris
14- 1 Ecce Agnus stabat supra montem Sion
15- 2 Stantes super mare vitreum, habentes
18-10 Longe stantem propter timores tormentor.
-15 Longe stabunt propter timorem tormentor.
-17 Et qui in mari operantur, longe steterunt
19-17 Et vidi unum Angelum stantem in sole
20-12 Et pusillos stantes in conspectu throni

STOICI.

Act. 17-18 Quidam autem Epicurei et Stoïci philosophi

STOLA.

Gen. 41-42 Vestivitque eum stola byssina, et collo torq.
45-22 Singulis quoque proferri jussit binas stolas
49-11 Lavabit in vino stolam s., et in sanguine uvæ
Levit. 16-32 Indueturque stola linea et vestibus sanctis
1 *Par.* 15-27 David erat indutus stola byssina, et universi Levitæ
Judith. 16-10 Accepit stolam novam ad decipiend. illum
Esth. 6-10 Sumpta stola et equo, fac, ut locutus es
-11 Tulit itaque Aman stolam et equum
Eccli. 6-30 Bases virtutis, et torques illius in stolam glor.
-32 Stolam gloriæ indues eam, et coronam grat.
15- 5 Aperiet os ej... et stola gloriæ vestiet illum
45- 9 Eum zona gloriæ, et induit eum stolam glor.
-12 Stolam sanctam auro, et hyacintho, et purp.
50-11 Se extollens in accipiendo ips. stolam gloriæ
Isai. 63- 1 Iste formosus in stola sua gradiens in multit.
Baruc. 4-20 Exui me stola pacis, indui autem me sacco
5- 1 Exue te, Jer., stola luctus et vexationis tuæ
1 *Mac.* 6-15 Dedit ei diadema, et stolam s., et annulum
10-21 Induit se Jonathas stola sancta, septimo
14- 9 Juvenes induebant se gloriam et stolas belli
2 *Mac.* 3-15 Cum stolis sacerdotalibus jactaverunt se
5- 2 Auratas stolas habentes, et hastis.. armatos
Marc. 12-38 Volunt in stolis ambulare et salutari in foro
16- 5 Sedent. in dextris, coopertum stola candida
Luc. 15-22 Cito proferte stolam primam, et induite ill.
20-46 Volunt ambulare in stolis, et amant salutat.
Apoc. 6-11 Datæ sunt illis singulæ stolæ albæ
7- 9 Amicti stolis albis, et palmæ in manibus
-13 Hi, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt ?
Apoc. 7-14 Laverunt stolas suas, et dealbaverunt eas
22-14 Beati, qui lavant stolas s. in sanguine Agni

STOMACHUS.

Judic. 19- 5 Conforta stomachum, et sic proficisceris
3 *Reg.* 22-34 Percussit regem Israel inter pulmonem et stomachum
Job. 15- 2 Numquid sapiens... et implebit ardore stomachum suum ?
1 *Tim.* 5- 23 Modico vino utere, propter stomachum t.

STORAX.

Gen. 43-11 Deferte viro munera, modicum resinæ, et mellis, et storacis
Eccli. 24-21 Quasi storax, et galbanus, et ungula, et gutta

STRAGES.

2 *Mac.* 8- 6 Non paucas hostium strages dabat

STRAGULATA.

Prov. 31-22 Stragulatam vestem fecit sibi : byssus

STRAGULUM.

4 *Reg.* 8-15 Tulit stragulum, et infudit aq., et expandit

STRAMENTA.

Gen. 31-34 Abscondit idola subter stramenta cameli

STRATORES.

Jerem. 48-12 Mittam ei ordinatores et stratores laguncul.

STRATORIA.

2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt ei stratoria, et tapetia, et vasa

STRATUM.

Gen. 49- 4 Ascendisti cubile... et maculasti stratum ej.
Exod. 8- 3 Et cubiculum lectuli tui, et super stratum t.
Levit. 15- 4 Omne stratum, in quo dormierit, immundum erit
-24 Omne stratum, in quo dormierit, polluetur
-26 O. stratum, in quo dormierit.. pollutum erit
2 *Reg.* 4- 5 Qui dormiebat super stratum suum meridie
11- 2 Accidit ut surgeret David de strato suo
-13 Dormivit in strato suo cum servis domini sui
Esth. 4- 3 Sacco et cinere multis pro strato utentibus
11-12 Cum vidisset Mardochæus, et surrexisset de strato
Job. 7-13 Revelabor loquens mecum in strato meo
Psal. 6- 7 Lacrymis meis stratum meum rigabo
40- 4 Universum stratum ejus versasti in infirmit.
62- 7 Si memor fui tui super stratum meum
131- 3 Si ascendero in lectum strati mei
Isai. 28-20 Coangustatum est enim stratum, ita ut alter
57- 8 Dilexisti stratum eorum manu aperta
Dan. 2-29 Tu, rex, cogitare cœpisti in strato tuo
4- 2 Cogitationes meæ in strato meo, et visiones
-10 Videbam in visione capitis m. super stratum
Amos. 6- 4 Et lascivitis in stratis vestris

STRENUI.

Exod. 18-25 Et electis viris strenuis de cuncto Israel

STREPITUS.

Judith. 14- 7 Egressi sunt cum grandi strepitu et ululatu
Jerem. 47- 3 A strepitu pompæ armorum et bellatorum

STRIATÆ.

3 *Reg.* 7-24 Duo ordines sculpturar. striatarum erant

STRIDEO.

Psal. 36-12 Et stridebit super eum dentibus suis
Isai. 8-19 A divinis, qui strident in incantationibus s.
Amos. 2-13 Ecce ego stridebo subter vos, sicut stridet plaustrum onustum fœno
8- 3 Et stridebunt cardines templi in die illa
Marc. 9-17 Et spumat, et stridet dentibus, et arescit
Act. 7-54 Audientes a. hæc... stridebant dentibus

STRIDOR.

Matth. 8-12 Ibi erit fletus, et stridor dentium
13-42 Ibi erit fletus, et stridor dentium
-50 Ibi erit fletus, et stridor dentium
22-13 Ibi erit fletus, et stridor dentium
24-51 Illic erit fletus, et stridor dentium
25-30 Illic erit fletus, et stridor dentium
Luc. 13-28 Ibi erit fletus, et stridor dentium

STRINGO.

Gen. 33- 4 Stringensque collum ejus et osculans flevit
Exod. 28- 4 Superhumerale, tunicam et lineam strictam
-28 Et stringatur rationale annulis suis
-39 Stringesque tunicam bysso
39-19 Stricta ad balteum, et annulis fort. copulata
-30 Strinxerunt eam cum mitra vitta hyacinth.
Judic. 3 -22 Ut capulus... pinguissimo adipe stringeretur

2 *Reg.* 20- 8 Porro Joab vestitus erat tunica stricta
Job. 27-23 Stringet super eum manus suas, et sibilabit
40-12 Stringit caudam suam quasi cedrum
41-15 Cor ejus...stringetur quasi malleatoris incus
Act. 16-24 Et pedes eorum strinxit ligno

STRUCTORES.

Isai. 49-17 Venerunt structores tui : destruentes te

STRUCTURA.

2 *Mac.* 2-30 Architecto de universa structura curand. est
Marc. 13- 1 Aspice quales lapides, et quales structuræ
Apoc. 21-18 Et erat structura muri ejus ex lapide jasp.

STRUES.

Gen. 22- 9 Posuit eum in altare super struem lignorum
Levit. 1- 7 Strue lignorum ante composita
4-12 Incendetque ea super lignorum struem
Judic. 6-26 Et offeres holocaustum super struem lign.
Ezech. 24- 5 Compone quoque strues ossium sub ea

STRUO.

Eccli. 8- 4 Et non strues in ignem illius ligna

STRUTHIO.

Levit. 11-16 Struthionem, et noctuam, et larum
Deut. 14-15 Et struthionem, ac noctuam, et larum
Job. 30-29 Frater fui draconum, et socius struthionum
39-13 Penna struthionis similis est pennis herodii
Isai. 13-21 Et habitabunt ibi struthiones
34-13 Erit cubile dracon., et pascua struthionum
43-20 Glorificabit me bestia agri, dracones et struthiones
Jerem. 50-39 Et habitabunt in ea struthiones
Thren. 4- 3 Filia populi mei crudelis, quasi struthio
Mich. 1- 8 Faciam... et luctum quasi struthionum

STUDEO.

Tobiæ. 4- 9 Etiam exiguum libenter impertiri stude
Prov. 23-30 Nonne his, qui... et student calicibus epotandis ?
27-11 Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor m.
Jerem. 6-13 Usque ad majorem omnes avaritiæ student
2 *Mac.* 2-29 Secund. datam formam brevitati studentes
Act. 24-16 Studeo sine offendiculo conscientiam habere

STUDIOSE.

4 *Reg.* 10-30 Quia studiose egisti quod rectum erat
1 *Esdr.* 6- 8 Studiose sumptus dentur viris illis
-12 Statui decretum, quod studiose impleri volo
7-17 Et studiose eme de hac pecunia vitulos
Eccle. 2-18 Qua sub sole studiosissime laboravi

STUDIOSI.

2 *Mac.* 2-26 Studiosis vero (*curavimus*), ut facilius possint memoriæ commendare

STUDIUM.

Judic. 21-17 Cura, ingentique studio providendum est
2 *Esdr.* 9-35 Nec reversi sunt a studiis suis pessimis
Esth. 9-29 Ut omni studio dies ista solemnis sanciretur
10-13 Cum omni studio et gaudio in unum cœtum populi congregati
16- 7 Suggestionibus regum studia depraventur
Psal. 9-12 Annuntiate inter gentes studia ejus
13- 1 Et abominabiles facti sunt in studiis suis
Prov. 20-11 Ex studiis suis intelligitur puer
Prolog. Eccli. Hortor... attentiori studio lectionem facere
Eccli. 44- 6 In virtute pulchritudinis studium habentes
Jerem. 7- 3 Bonas facite vias vestras, et studia vestra
- 5 Si bene direxeritis vias vestras et studia v.
11-18 Tunc ostendisti mihi studia eorum
18-11 Et dirigite vias vestras et studia vestra
21-12 Propter malitiam studiorum vestrorum
-14 Et visitabo super vos juxta fructum studiorum vestrorum
32- 2 Visitabo sup. vos malitiam studiorum vest.
26- 3 Propter malitiam studiorum eorum
-13 Bonas facite vias vestras, et studia vestra
35-15 Convertimini... et bona facite studia vestra
44-22 Propter malitiam studiorum vestrorum
Ezech. 36-17 Polluerunt eam in viis suis, et in studiis suis
-31 Et recordabimini viarum vestrarum pessimarum, studiorumque non bonorum

STULTE.

Gen. 31-28 Stulte operatus es ; et nunc quidem
Num. 12-11 Hoc peccatum, quod stulte commisimus
1 *Reg.* 13-13 Dixitque Samuel ad Saul : Stulte egisti
26-21 Apparet enim quod stulte egerim
2 *Reg.* 24-10 Sed precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui, quia stulte egi nimis
2 *Par.* 16- 9 Stulte igitur egisti, et propter hoc ..
Job. 34-35 Job autem stulte locutus est
Jerem. 10-21 Quia stulte egerunt pastores

STULTILOQUIUM.

Ephes. 5- 4 Turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas

STULTITIA.

Judic. 19-23 Et cessate ab hac stultitia
1 *Reg.* 25-25 Stultus est, et stultitia est cum eo
2 *Reg.* 13-12 Noli facere stultitiam hanc
Job. 6-30 Nec in faucibus meis stultitia personabit
36-12 Per gladium, et consumentur in stultitia
42- 8 Suscipiam ut non vobis imputetur stultitia
Prov. 5-23 Et in multitudine stultitiæ suæ decipietur
12-23 Et cor insipientium provocat stultitiam
13-16 Qui autem fatuus est, aperit stultitiam
14-17 Impatiens operabitur stultitiam
-18 Possidebunt parvuli stultitiam
-29 Qui a. impatiens est, exaltat stultitiam s.
15- 2 Os fatuorum ebullit stultitiam
-21 Stultitia gaudium stulto
17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus, quam fatuo confidenti in stultitia s.
19- 3 Stultitia hominis supplantat gressus ejus
22-15 Stultitia colligata est in corde pueri
26- 4 Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam
- 5 Responde stulto juxta stultitiam suam
-11 Sic imprudens, qui iterat stultitiam suam
27-22 Non auferetur ab eo stultitia ejus
29-20 Stultitia magis speranda est, quam ill. corr.
Eccle. 1-17 Ut scirem... erroresque et stultitiam
2- 3 Ut.. devitaremq. stultitiam, donec viderem
-12 Ad contempland. sapientiam...et stultitiam
-13 Tantum præcederet sapientia stultitiam
5- 2 Et in multis sermonibus invenietur stultitia
10- 1 Parva et ad tempus stultitia
-13 Initium verborum ejus stultitia
Eccli. 6- 2 Ne forte elidatur virtus tua per stultitiam
8-18 Et simul cum stultitia illius peries
13-10 Attende ne seductus in stultitiam humilieris
-11 Ne humiliatus in stultitiam seducaris
21-27 Stultitia hominis auscultare per ostium
22-16 Et non acediaberis in stultitia illius
41-18 Melior est homo qui abscondit stultitiam s.
47-22 Et incitari stultitiam tuam
-27 Post se de semine suo, gentis stultitiam
Isai. 9-17 Et universum os locutum est stultitiam
Jerem. 29-23 Pro eo quod fecerint stultitiam in Israël
Osee. 2-10 Et nunc revelabo stultitiam ejus
2 *Mac.* 4- 6 Nec Simonem posse cessare a stultitia sua
Marc. 7-22 Blasphemia, superbia, stultitia
1 *Cor.* 1-18 Verbum enim crucis, pereuntibus quidem stultitia est
-21 Placuit Deo per stultitiam prædicationis
-23 Judæis quid. scandal., gentibus a. stultitiam
2-14 Stultitia e. est illi, et non potest intelligere
3-19 Sapientia e. huj. mundi, stultitia est apud D.

STULTUS, A, UM. *Subst. et adject.*

Exod. 18-18 Stulto labore consumeris et tu
Deut. 32- 6 Hæccine reddis Domino, popule stulte
-21 Et in gente stulta irritabo illos
1 *Reg.* 25-25 Quoniam secundum nomen suum stultus est
Job. 1-22 Neq. stultum quid contra Deum locutus est
2-10 Quasi una de stultis mulieribus locuta es
5- 2 Vere stultum interficit iracundia
- 3 Ego vidi stultum firma radice, et maledixi
12-17 Adducit consiliarios in stultum finem
19-18 Stulti quoque despiciebant me
30- 8 Filii stultorum et ignobilium, et in terra
Psal. 48-11 Simul insipiens et stultus peribunt
91- 7 Non cognoscet : et stultus non intelliget hæc
93- 8 Insipientes in pop.: et stulti aliquando sapite
Prov. 1- 7 Sapientiam atq. doctrinam stulti despiciunt
-22 Et stulti ea, quæ sibi sunt noxia, cupient
-32 Et prosperitas stultorum perdet illos
3-35 Stultorum exaltatio, ignominia
7-22 Ignorans quod ad vincula stultus trahatur
9-13 Mulier stulta et clamosa, plenaq. illecebris
10- 1 Filius vero stultus mœstitia est matris suæ
- 8 Præcepta suscipit : stultus cæditur labiis
-10 Dabit dolorem : et stultus labiis verberabit.
-14 Os autem stulti confusioni proximum est
-23 Quasi per risum stultus operatur scelus
11-29 Et qui stultus est, serviet sapienti
12-11 Qui autem sectatur otium, stultissimus est
-15 Via stulti recta in oculis ejus
13-19 Detestantur stulti eos, qui fugiunt mala
-20 Amicus stultorum similis efficietur
14- 3 In ore stulti virga superbiæ
- 7 Vade contra virum stultum, et nescit
- 8 Intelligere viam suam : et imprudentia stultorum errans
- 9 Stultus illudet peccatum, et inter justos
-14 Viis suis replebitur stultus, et super eum
-16 Stultus transilit, et confidit
-24 Fatuitas stultorum, imprudentia
Prov. 15- 5 Stultus irridet disciplinam patris sui
- 7 Cor stultorum dissimile erit
-14 Et os stultorum pascitur imperitia
-20 Et stultus homo despicit matrem suam
-21 Stultitia gaudium stulto : et vir prudens
16-22 Doctrina stultorum, fatuitas
17- 2 Servus sapiens dominabitur filiis stultis
- 7 Non decent stultum verba composita
-10 Quam centum plagæ apud stultum
-16 Quid prodest stulto habere divitias ?
-18 Stultus homo plaudet manib., cum spopond.
-21 Natus est stultus in ignominiam suam
-24 Oculi stultorum in finibus terræ
-25 Ira patris, filius stultus : et dolor matris
-28 Stultus q. si tacuerit, sapiens reputabitur
18- 2 Non recipit stultus verba prudentiæ
- 6 Labia stulti miscent se rixis : et os ejus
- 7 Os stulti contritio ejus : et labia ipsius
-13 Stultum se esse demonstrat, et confusione
-22 Qui a. tenet adulteram, stultus est et impius
19-10 Non decent stultum deliciæ, nec servum
-13 Dolor patris, filius stultus
-25 Pestilente flagellato stultus sapientior erit
-29 Et mallei percutientes stultorum corporibus
20- 3 Omnes autem stulti miscentur contumeliis
24- 7 Excelsa stulto sapientia, in porta non aper.
- 8 Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur
- 9 Cogitatio stulti peccatum est : et abominatio
-30 Transivi, et per vineam viri stulti
26- 1 Sic indecens est stulto gloria
- 4 Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam
- 5 Responde stulto juxta stultitiam suam
- 6 Qui mittit verba per nuntium stultum
- 7 Sic indecens est in ore stultorum parabola
- 9 Sic parabola in ore stultorum
-10 Et qui imponit stulto silentium, iras mitigat
27- 3 Onerosa arena : sed ira stulti utroq. gravior
-22 Si contuderis stultum in pila quasi ptisanas
28-26 Qui confidit in corde suo, stultus est
29- 9 Vir sapiens, si cum stulto contenderit
-11 Totum spiritum suum profert stultus
30- 2 Stultissimus sum virorum, et sapientia hom.
-22 Per stultum cum saturatus fuerit cibo
-32 Est qui stultus apparuit postquam elevatus
Eccle. 1-15 Et stultorum infinitus est numerus
2-14 Stultus in tenebris ambulat : et didici
-15 Si unus et stulti et meus occasus erit
-16 Non e. erit memoria sapientis simil. ut stulti
-19 Ignoro utrum sapiens an stultus futurus sit
4- 5 Stultus complicat manus suas, et comedit
-13 Melior est puer pauper et sapiens, rege sene et stulto
-17 Melior est obedientia quam stultorum vict.
5- 3 Displicet enim ei infidelis et stulta promissio
6- 8 Quid habet amplius sapiens a stulto ?
7- 5 Cor sapientium ubi tristitia est, et cor stultorum ubi lætitia
- 6 Melius... quam stultorum adulatione decipi
- 7 Quia sicut sonitus spinarum..sic risus stulti
-10 Quia ira in sinu stulti requiescit
-11 Stulta enim est hujuscemodi interrogatio
-18 Noli esse stultus, ne moriaris in tem. non t.
-26 Et ut cognoscerem impietatem stulti
9-17 Plus quam clamor principis inter stultos
10- 2 Et cor stulti in sinistra illius
3 Sed et in via stultus ambulans, cum ipse insipiens sit, omnes stultos æstimat
- 6 (*Vidi*) positum stultum in dignitate sublimi
-14 Stultus verba multiplicat
-15 Labor stultorum affliget eos, qui nesciunt
Eccli. 15- 7 Homines stulti non apprehendent illam
Homines stulti non videbunt eam
16-23 Et vir imprudens et errans cogitat stulta
18-18 Stultus acriter improperabit
19-12 Sagitta infixa femori carnis, sic verbum in corde stulti
21-22 Compedes in pedibus, stulto doctrina
-26 Stultus a fenestra respiciet in domum
-28 Labia imprudentium stulta narrabunt
22- 9 Cum dormiente loquitur qui enarrat stulto sapientiam
-14 Cum stulto ne multum loquaris
-22 Sic et cor timidum in cogitatione stulti
27-12 Nam stultus sicut luna mutatur
50-28 Et stultus populus, qui habitat in Sichimis
Isai. 19-11 Stulti principes Taneos, sapientes consiliarii
-13 Stulti facti sunt principes Taneos
32- 4 Et cor stultorum intelliget scientiam
- 6 Stultus enim fatua loquet., et cor ejus faciet
35- 8 Directa via, ita ut stulti non errent per eam
44-25 Et scientiam eorum stultam faciens
Jerem. 4-22 Quia stultus populus meus me non cognovit
5- 4 Ego a. dixi : Forsitan pauperes sunt et stulti
-21 Audi, popule stulte, qui non habes cor
10-14 Stultus factus est omnis homo a scientia

Jerem. 50-36 Gladius ad divinos ejus, qui stulti erunt
51-17 Stultus factus est omnis homo a scientia
Thren. 2-14 Prophetæ tui viderunt tibi falsa et stulta
Osee. 9- 7 Scitote, Isr., stultum prophetam, insanum
Zach. 11-15 Adhuc sume tibi vasa pastoris stulti
2 Mac. 2-33 Stultum etenim est ante historiam effluere
Matth. 7-26 Similis erit viro stulto, qui ædificavit dom.
23-17 Stulti et cæci : Quid enim majus est
Luc. 11-40 Stulti, nonne qui fecit quod deforis est
12-20 Stulte, hac nocte animam t. repetunt a te
24-25 O stulti, et tardi corde ad credendum
Rom. 1-22 Dicentes e. se esse sapientes, stulti facti sunt
1 Cor. 1-20 Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi ?
-25 Quod stultum est Dei, sapientius est homin.
-27 Sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus
3-18 Stultus fiat, ut sit sapiens
4-10 Nos stulti propt. Christum, vos a. prudentes
Galat. 3- 3 Sic stulti estis, ut, cum spiritu cœperitis
2 Tim. 2-23 Stultas a. et sine discipl. quæstiones devita
Tit. 3- 9 Stultas autem quæstiones... devita

STUPEFACIO.

Isai. 21- 4 Tenebræ stupefecerunt me
Marc. 9-14 Omn. populus videns Jesum, stupefactus est
Act. 9- 7 Qui comitabantur cum eo, stabant stupefacti

STUPEO.

Levit. 26-32 Et stupebunt super ea inimici vestri
Deut. 28-34 Stupens ad terrorem eorum quæ videbunt
Judic. 15- 8 Ita ut stupentes suram femori imponerent
1 Reg. 17-11 Omnes Israëlitæ... stupebant, et metuebant
3 Reg. 9- 8 Omnis qui transierit per eam, stupebit
2 Par. 7-21 Et dicent stupentes : Quare fecit Dominus
Judith. 10- 7 Cum vidissent eam, stupentes mirati sunt
Job. 17- 8 Stupebunt justi super hoc
18-20 In die ejus stupebunt novissimi
Isai. 13- 8 Unusquisque ad proximum suum stupebit
19-16 Stupebunt, et timebunt a facie commotionis
29-14 Miraculo grandi et stupendo
Jerem. 49-17 Omnis qui transibit per eam, stupebit
50-13 Stupebit, et sibilabit super universis plagis
Ezech. 26-18 Nunc stupebunt naves in die pavoris tui
Dan. 8-27 Et stupebam ad visionem
Matth. 12-23 Et stupebant omnes turbæ, et dicebant
Marc. 1-22 Et stupebant super doctrina ejus
6-51 Et plus magis intra se stupebant
10-32 Et præcedebat illos Jesus, et stupebant
Luc. 2-47 Stupebant autem omnes qui eum audiebant
4-32 Et stupebant in doctrina ejus
8-56 Et stupuerunt parentes ej., quibus præcepit
9-44 Stupebant autem omnes in magnitudine Dei
Act. 2- 7 Stupebant autem omnes, et mirabantur
-12 Stupebant autem omnes, et mirabantur
3-11 Cucurrit omnis populus ad eos... stupentes
8-13 Virtutes maximas fieri stupens admirabatur
9- 6 Et tremens, ac stupens, dixit : Domine
-21 Stupebant autem omnes qui audiebant

STUPESCO.

Ezech. 32-10 Stupescere faciam super te populos multos

STUPOR.

Gen. 27-33 Expavit Isaac stupore vehementi
4 Reg. 22-19 Quod videlicet fierent in stuporem
2 Par. 9- 4 Non erat præ stupore ultra in ea spiritus
Judith. 10-14 Et erat in oculis eorum stupor
Job. 12-17 In stultum finem, et judices in stuporem
Jerem. 5-30 Stupor et mirabilia facta sunt in terra
8-21 Et contristatus, stupor obtinuit me
19- 8 Et ponam civitatem hanc in stuporem
25- 9 Et ponam eos in stuporem et in sibilum
-11 Terra hæc in solitudinem et in stuporem
-18 In stuporem, et in sibilum, et in maledict.
29-18 In maledict., et in stuporem, et in sibilum
42-18 Et eritis in jusjurandum et in stuporem
44-22 In desolationem, et in stuporem, et in mal.
51-37 Stupor et sibilus, eo quod non sit habitator
-41 Quomodo facta est in stuporem Babylon ?
-43 Factæ sunt civitates ejus in stuporem
Ezech. 5-15 Exemplum et stupor in gentibus
26-16 Et induentur stupore : in terra sedebunt
Amos. 4- 6 Et ego dedi vobis stuporem dentium
Mich. 1-13 Tumultus quadrigæ stuporis habitanti Lac.
Zach. 12- 4 Percutiam omnem equum in stuporem
Marc. 5-42 Et obstupuerunt stupore magno
Luc. 5- 9 Stupor enim circumdederat eum
-26 Stupor apprehendit o., et magnificabant D.
Act. 3-10 Et impleti sunt stupore et extasi
22-17 Oranti in templo, fieri me in stupore mentis

STUPPA.

Judic. 16- 9 Si rumpat quis filum de stuppæ tortum putamine
Eccli. 21-10 Stuppa collecta synagoga peccantium
Isai. 1-31 Et erit fortitudo vestra, ut favilla stuppæ
Dan. 3-46 Succendere fornacem naphtha et stuppa

STUPRUM.

Gen. 34-13 Sævientes ob stuprum sororis
-27 Et depopulati sunt urbem in ultionem stupri
39-10 Adolescenti, et ille recusabat stuprum
Levit. 21- 9 Sacerd. filia si deprehensa fuerit in stupro
Num. 5-13 Quia non est inventa in stupro
Ezech. 23-17 Polluerunt eam stupris suis, et polluta est

STYLUS.

4 Reg. 21-13 Et ducam crebrius stylum super faciem ej.
Job. 19-24 (*Ut exarentur in libro*) stylo ferreo
Isai. 8- 1 Et scribe in eo stylo hominis
Jerem. 8- 8 Mendac. operatus est stylus mendax scrib.
17- 1 Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo

SUA I. *Filius Eser, fraterque Caleb.*

1 Par. 4-11 Caleb autem frater Sua genuit Mahir

SUA II.

Rex Ægypti ad quem nuntios misit Osee, rex Israel.

4 Reg. 17- 4 Quod... misisset nuntios ad Sua regem Æg.

SUAA. *Filia Heber in tribu Aser.*

1 Par. 7-32 Heber a. genuit... et Suaa sororem eorum

SUADEO.

Josue. 15-18 Suasa est a viro suo ut peteret... agrum
Judic. 14-15 Suade ei ut indicet tibi quid significet probl.
Judith. 12-10 Vade, et suade Hebræam illam
1 Mac. 1-12 Et suaserunt multis, dicentes : Eamus
2 Mac. 4-34 Qui cum... suasisset de asylo procedere
-45 Multas pecunias dare ad suadendum regi
7-25 Vocavit rex matrem, et suadebat ei
-26 Hortatus, promisit suasuram se filio suo
10-20 Qui in turribus erant, suasi sunt pecunia
Matth. 28-14 Nos suadebimus ei, et securos vos faciemus
Act. 13-43 Qui loquentes suadebant eis ut permanerent
18- 4 Suadebatque Judæis et Græcis
19- 8 Disputans, et suadens de regno Dei
-26 Paulus hic suadens avertit multam turbam
21-14 Et cum ei suadere non possemus
26-28 In modico suades me Christianum fieri
27-22 Et nunc suadeo vobis bono animo esse
28-23 Suadensque eis de Jesu ex lege Moysi
2 Cor. 5-11 Scientes... timor. Do., hominibus suademus
Galat. 1-10 Modo enim hominibus suadeo, an Deo
1 Joan. 3-19 In conspectu ejus suadebimus corda nostra
Apoc. 3-18 Suadeo tibi emere a me aurum ignitum

SUADIBILIS.

Jacob. 3-17 Modesta, suadibilis, bonis consentiens

SUAL. *Filius Supha filii Helem, in tribu Aser.*

1 Par. 7-36 Filii Supha : Suë, Harnapher, et Sual

SUAL.

Locus est de quo silent auctores, et qui videtur fuisse in tribu Ephraïm.

1 Reg. 13-17 Pergebat contra viam Ephra ad terram Sual

SUAR.

Pater Nathanael principis tribus suæ Issachar.

Num. 1- 8 De Issachar, Nathanaël filius Suar
2- 5 Quorum princeps fuit Nathanaël filius Suar
7-18 Secundo die obtulit Nathanaël filius Suar
-23 Hæc fuit oblatio Nathanaël filii Suar
10-15 Fuit princeps Nathanael filius Suar

SUAVIS, E.

Gen. 2- 9 Pulchrum visu, et ad vescendum suave
Exod. 29-18 Odor suavissimus victimæ Domini
-25 Odorem suavissimum in conspectu Domini
30- 7 Adolebit incensum... suave fragrans mane
35- 8 Unguentum, et thymiama suavissimum
-28 Thymiama odoris suavissimi componend.
Levit. 1- 9 In holocaustum et suavem odorem Domino
-13 In holocaustum et odorem suavissimum Do.
-17 Et oblatio suavissimi odoris Domino
2- 2 In odorem suavissimum Domino
3- 5 In oblationem suavissimi odoris Domino
-16 In alimoniam ignis, et suavissimi odoris
6-15 In monimentum odoris suavissimi Domino
-21 In odorem suavissimum Domino
8-21 Esset holocaustum suavissimi odoris Dom.
23-13 In incensum Domini odoremq. suavissimum
-18 In odorem suavissimum Domino
26-31 Nec recipiam ultra odorem suavissimum
Num. 15-10 In oblationem suavissimi odoris Domino
-24 Holocaustum in odorem suavissimum Do.
18-17 Et adipes adolebis in suavissimum odorem
28- 2 Et incensum odoris suavissimi offerte
- 6 In odorem suavissimum incensi Domini
- 8 Oblationem suavissimi odoris Domino
-13 Holocaustum suavissimi odoris atq. incensi
-24 Et in odorem suavissimum Domino
-27 Holocaustum in odorem suavissimum Do.
29- 2 Offeretisque holoc. in odorem suavissimum
- 6 Offeretis in odorem suavissimum incensum
- 8 Offeretisq. holoc. Do. in odor. suavissimum
-13 Offeretisq. holoc. in odorem suavissimum
-36 Offerentes holoc. in odorem suavissimum
Judic. 9-11 Numquid possum deserere dulcedinem meam fructusque suavissimos?
2 Reg. 19-35 Vigent sensus mei ad discernendum suave
Psal. 33- 9 Gustate, et videte quoniam suavis est Dom.
85- 5 Quoniam tu, Domine, suavis et mitis
99- 5 Quoniam suavis est Dominus, in æternum
108-21 Quia suavis est misericordia tua
134- 3 Psallite nomini ejus, quoniam suave
144- 9 Suavis Dominus universis
Prov. 3-24 Quiesces, et suavis erit somnus tuus
9-17 Dulciores sunt, et panis absconditus suavior
12-11 Qui suavis est in vini demorationibus
20-17 Suavis est homini panis mendacii
Cant. 5-16 Guttur illius suavissimum, et totus desider.
6- 3 Pulchra es, amica mea, suavis, et decora
Sap. 7-22 Est enim in illa spiritus... certus, suavis
12- 1 O quam bonus et suavis est, Domine, spiritus tuus!
15- 1 Tu autem, Deus noster, suavis et verus es
17-17 Int. spissos arbor. ramos avium sonus suavis
Eccli. 37-22 Vir peritus... et animæ suæ suavis est
40-21 Tibiæ et psalterium suavem faciunt melodiam, et super utraque lingua suavis
Isai. 3-24 Et erit pro suavi odore fœtor
Jerem. 6-20 Ut quid mihi thus de Saba affertis, et calamum suave olentem de terra longinqua ?
Ezech. 33-32 Quod suavi dulcique sono canitur
Matth. 11-30 Jugum e. meum suave est, et onus m. leve

SUAVITAS.

Gen. 8-21 Odoratusq. est Dominus odorem suavitatis
Exod. 29-41 Juxta ea, quæ diximus, in odorem suavitatis
Levit. 2- 9 Adolebit super altare in odorem suavitatis
-12 Non imponentur in odorem suavitatis
4-31 Adolebit super altare in odorem suavitatis Domino
8-28 In odorem suavitatis, sacrificii Domino
17- 6 Adolebit adipem in odorem suavitatis Dom.
Num. 15- 3 Adolentes odorem suavitatis Domino
- 7 Et vinum..offeret in odorem suavitatis Do.
Psal. 144- 7 Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt
Eccle. 10- 1 Muscæ morientes perdunt suavitatem unguenti
Sap. 16-20 In se habentem, et omn. saporis suavitatem
Eccli. 9-15 Veterascet, et cum suavitate bibes illud
24-20 Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris
-23 Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odor.
35- 8 Et odor suavitatis est in conspectu Altissimi
38- 7 Et unguentarius faciet pigmenta suavitatis
-11 Da suavitatem et memoriam similaginis
39-18 Quasi Libanus odorem suavitatis habete
50-20 In.. domo auctus est sonus suavitatis plenus
Baruc. 5- 8 Obumbraverunt autem et sylvæ, et omne lignum suavitatis
Ezech. 16-19 In conspectu eorum in odorem suavitatis
20-28 Et posuerunt ibi odorem suavitatis suæ
-41 In odorem suavitatis suscipiam vos
Mich. 2- 4 Et cantabitur canticum cum suavitate
2 Cor. 6- 6 In suavitate, in Spiritu sancto, in charitate
Ephes. 5- 2 Tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis
Philip. 4-18 Odorem suavitatis, hostiam acceptam, plac.

SUAVITER.

Job. 28-13 Nec invenitur in terra suaviter viventium
Sap. 8- 1 Et disponit omnia suaviter

SUB.

Gen. 1- 9 Congregentur aquæ, quæ sub cœlo sunt
Deinceps omittitur.

SUBA.

Regio Syriæ, quæ eadem est cum Soba.

2 Par. 8- 3 Abiit quoq. in Emath Suba, et obtinuit eam

SUBAEL I. *Levita de genere Amram.*

1 Par. 24-20 De filiis Amram erat Subael, et de filiis Subaël, Jehedeïa

SUBAEL II.

Filius quartus Heman cantoris, ipseque cantor templi in diebus David.

1 Par. 25-20 Tertia decima Subaël, filiis et fratribus

SUBAEL III.

Filius Gersom, vel potius de posteritate Gersom filii Moysis.

1 Par. 26-24 Subaël autem filius Gersom, filii Moysi

SUBCINERICIUS.

Gen. 18- 6 Commisce, et fac subcinericios panes
Exod. 12-39 Et fecerunt subcinericios panes azymos
Judic. 7-13 Et videbatur mihi quasi subcinericius panis
3 Reg. 17-13 Fac de ipsa farinula subcinericium panem
19- 6 Et ecce ad caput suum subcinericius panis
Ezech. 4-12 Et quasi subcinericium hordeaceum comedes illud
Osee. 7- 8 Ephraïm factus est subcinericius panis

SUBDO, *et* SUBDITUS, A.

Exod. 40-18 Subditis infra vectibus, et oraculum desup.
2 Par. 21- 8 Rebellavit Edom, ne esset subditus Judæ
Judith. 3- 2 Melius est enim ut... et subditi simus tibi
Psal. 17-48 Et subdis populos sub me, liberator meus
36- 7 Subditus esto Domino, et ora eum
59-10 Mihi alienigenæ subditi sunt
143- 2 Qui subdit populum meum sub me
Sap. 1- 4 Nec habitabit in corpore subdito peccatis
8-14 Et nationes mihi erunt subditæ
2 Mac. 9-12 Ita ait : Justum est subditum esse Deo
13-11 Ne sineret blasphemis rurs. nationib. subdi
-23 Subditusque eis, jurat de omnibus
14-42 Mori potius, quam subditus fieri peccator.
Luc. 2-51 Et venit Nazareth : et erat subditus illis
Rom. 3-19 Et subditus fiat omnis mundus Deo
13- 1 Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit
- 5 Ideo necessitate subditi estote
1 Cor. 14-34 Non e. permittitur eis loqui sed subditas esse
16-16 Ut et vos subditi sitis ejusmodi
Ephes. 5-22 Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Dom.
Colos. 3-18 Mulieres, subditæ estote viris, sicut oportet
1 Tim. 1- 9 Sciens hoc quia lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis
3- 4 Filios habentem subditos cum omni castitate
Tit. 1- 6 Non in accusatione luxuriæ, aut non subditos
2- 5 Curam habentes, benignas, subditas viris s.
- 9 Servos dominis suis subditos esse
3- 1 Admone illos...potestatibus subditos esse
Jacob. 4- 7 Subditi ergo estote Deo, resistite a. diabolo
1 Petr. 2-18 Servi, subditi estote in om. timore dominis
3- 1 Similiter et mulieres subditæ sint viris s.
5- 5 Simil., adolescentes, subditi estote seniorib.

SUBDOLI.

2 Cor. 11-13 Ejusm. pseudoapostoli sunt operarii subdoli

SUBDUCO.

Luc. 5-11 Subductis ad terram navibus, relictis omn.

SUBEO.

Job. 31-13 Si contempsi subire judicium cum servo meo
2 Mac. 11- 7 Adhortatus est simul secum pericul. subire
Joan. 6- 3 Subiit ergo in montem Jesus : et ibi sedebat

SUBIGO.

2 Reg. 8-11 De universis gentibus quas subegerat
Ezech. 23- 3 Fornicatæ sunt: ibi subacta sunt ubera ear.
-21 Quando subacta sunt in Ægypto ubera tua
Nahum. 3-14 Intra in lutum, et calca, subigens tene later.

SUBINFERENS.

2 Petr. 1- 5 Vos autem curam omnem subinferentes

SUBINTRO.

Rom. 5-20 Lex a. subintravit, ut abundaret delictum
Galat. 2- 4 Qui subintroierunt explorare libertatem n.
Judæ. - 4 Subintroierunt enim quidam homines

SUBINTRODUCTUS.

Galat. 2- 4 Sed propter subintroductos falsos fratres

SUBITANEUS.

Sap. 17- 6 Apparebat autem illis subitaneus ignis
-14 Subitaneus enim illis et insperatus timor supervenerat
19-16 Cum subitaneis cooperti essent tenebris

SUBITATIO.

Sap. 5- 2 Mirabuntur in subitatione insperatæ salutis

SUBITO.

Num. 6- 9 Sin autem mortuus fuerit subito quispiam
Josue. 11- 7 Venitque Josuë... ad aquas Merom subito
3 Reg. 20-40 Illucq. me verterem, subito non comparuit
Job. 7-18 Visitas eum diluculo, et subito probas illum
24-17 Si subito apparuerit aurora
34-20 Subito morientur, et in media nocte turbab.
Job. 37-21 Subito aër cogetur in nubes, et ventus
Psal. 63- 6 Subito sagittabunt eum, et non timebunt
72-19 Fracti sunt in desolationem, subito defecer.
Prov. 6-15 Subito conteretur, nec habebit ultra med.
Eccli. 5- 9 Subito enim veniet ira illius
11-23 In oculis Dei subito honestare pauperem
Isai. 30-13 Quoniam subito... veniet contritio ejus
47- 9 Venient tibi duo hæc subito in die una
60-22 Ego Do. in tempore ejus subito faciam istud
Jerem. 4-20 Tabernacula mea, subito pelles meæ
18- 9 Et subito loquar de gente et de regno
49-19 Quia subito currere faciam eum ad illam
50-44 Quia subito currere faciam eum ad illam
51- 8 Subito cecidit Babylon, et contrita est
1 Mac. 3-23 Insiluit in eos subito : et contritus est
4- 2 Ad castra Jud., et percuterent eos subito
2 Mac. 3-27 Subito autem Heliodorus concidit in terram
Luc. 2-13 Et subito facta est cum Angelo multitudo
9-39 Et subito clamat, et elidit, et dissipat
Act. 9- 3 Et subito circumfulsit eum lux de cœlo
16-26 Subito vero terræ motus factus est magnus
22- 6 Subito de cœlo circumfulsit me lux
28- 6 Existimabant eum... et subito casurum

SUBITUS, A.

1 Reg. 4-19 Irruerant enim in eam dolores subiti
Job. 22-10 Et conturbat te formido subita

SUBJACEO.

Exod. 21-21 Non subjacebit pœnæ, quia pecunia illius est
-22 Subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit
-31 Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit
Levit. 5- 3 Oblitaque cognoverit postea, subjacebit delicto
15- 3 Et tunc judicabitur huic vitio subjacere
-25 Quandiu subjacet huic passioni, immunda
22- 9 Ut non subjaceant peccato, et moriantur
Num. 5-21 His maledictionibus subjacebis
Deut. 33-13 De pomis cœli, et rore atq. abysso subjacente
Josue. 12- 3 Ab Australi parte, quæ subjacet Asedoth
Judith. 6- 6 Ut... ipse simul ultioni subjaceas
Esth. 1-15 Cui sententiæ Vasthi regina subjaceret
8-13 Pop., qui regis Assueri subjacebant imperio
9-16 Provincias, quæ ditioni regis subjacebant
Eccle. 3-19 Cuncta subjacent vanitati
2 Mac. 12- 3 Nullis inimicitiis inter eos subjacentibus
Hebr. 13-17 Obedite præpositis vestris, et subjacete eis

SUBJECTIBILIS.

Baruc. 1-18 Et non fuimus subjectibiles illi

SUBJECTIO.

Galat. 2- 5 Quibus neq. ad horam cessimus subjectione
1 Tim. 2-11 Mulier in silentio discat cum o. subjectione

SUBJICIO.

Gen. 1-28 Et replete terram, et subjicite eam
15-13 Et subjicient eos servituti, et affligent
37- 8 Rex noster eris? aut subjiciemur ditioni tuæ?
43-18 Violenter subjiciat servituti et nos et asinos
47-20 Terram Ægypti..Subjecitque eam Pharaoni
Exod. 10- 3 Usquequo non vis subjici mihi?
11- 8 Egredere tu, et o. pop. qui subjectus est tibi
26-19 Singulis tabulis per duos angul. subjiciantur
Levit. 1- 7 Et subjicient in altari ignem
-12 Super ligna, quibus subjiciendus est ignis
6-12 Quem nutriet sacerd. subjiciens ligna mane
26-17 Et subjiciemini his, qui oderunt vos
Num. 32-22 Et subjiciatur ei omnis terra
-29 Coram Dom., et vobis fuerit terra subjecta
Deut. 25-19 Et subjecerit cunctas per circuitum nationes
Josue. 10-24 Et subjectorum colla pedibus calcarent
17-13 Convaluerunt filii Isr., subjecerunt Chan.
18- 1 Et fuit eis terra subjecta
23- 1 Subjectis in gyro nationibus universis
3 Reg. 9-23 Qui habebant subjectum populum
1 Par. 22-18 Et subjecta sit terra coram Domino
29-24 Et subjecti fuerunt Salomoni regi
2 Par. 28-10 Vultis vobis subjicere in servos et ancillas
Esth. 13- 1 Et ducibus, qui ejus imperio subjecti sunt
- 2 Clementia et lenitate gubernare subjectos
- 5 Turbare subjectarum nob. provinciar. pac.
16- 3 Subjectos regibus nituntur opprimere
Psal. 8- 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus
46- 4 Subjecit populos nobis : et gentes sub pedib.
61- 2 Nonne Deo subjecta erit anima mea?
- 6 Verumtamen Deo subjecta esto, anima mea
Sap. 12- 9 Non quia impotens eras in bello subjicere impios justis, aut bestiis sævis
18-22 Sed verbo illum, qui se vexabat, subjecit
Eccli. 4-31 Et ne subjicias te omni homini pro peccato
-35 Noli esse sic. leo... opprimens subjectos tibi
5- 3 Aut quis me subjiciet propter facta mea?
Eccli. 6-26 Subjice humerum tuum, et porta illam
47-15 Cui subjecit Deus omnes hostes
51-34 Et collum vestrum subjicite jugo
Isai. 14- 2 Qui se ceperant, et subjicient exactores suos
- 6 Subjicientem in furore gentes, persequent.
45- 1 Ut subjiciam ante faciem ejus gentes
Jerem. 27-11 Porro gens, quæ subjecerit cervicem suam
-12 Subjicite colla vestra sub jugo regis
Ezech. 20-37 Et subjiciam vos sceptro meo
Zach. 9-15 Et devorabunt, et subjicient lapidib. fundæ
1 Mac. 12- 7 Sicut rescript. continet, quod subjectum est
2 Mac. 8-22 Subjectis unicuique millenis et quingentenis
9-25 Et scripsi ad eum quæ subjecta sunt
Luc. 10-17 Domine, etiam dæmonia subjiciuntur nobis
-20 Nolite gaudere, quia spiritus vobis subjiciuntur
Act. 7- 6 Servituti eos subjicient, et male tractabunt
26- 6 Et nunc in spe... sto judicio subjectus
Rom. 8- 7 Legi e. Dei non est subjecta : nec e. potest
-20 Vanitati e. creatura subjecta est non volens, sed propter eum, qui subjecit eam in spe
10- 3 Justitiæ Dei non sunt subjecti
1 Cor. 7-15 Non enim servituti subjectus est frater
14-32 Spiritus prophetar. prophetis subjecti sunt
15-26 Omnia enim subjecit sub pedibus ejus
-27 Omnia subjecta sunt ei, sine dubio præter eum, qui subjecit ei omnia
-28 Cum autem subjecta fuerint illi omnia
Et ipse filius subjectus erit ei, qui subjecit sibi omnia
Ephes. 1-22 Et omnia subjecit sub pedibus ejus
5-21 Subjecti invicem in timore Christi
-24 Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo
Philip. 3-21 Qua etiam possit subjicere sibi omnia
Hebr. 2- 5 Non e. Angelis subjecit Deus orbem terræ
- 8 Omnia subjecisti sub pedibus ejus. In eo enim quod omnia ei subjecit, nihil dimisit non subjectum ei. Nunc autem necdum videmus omnia subjecta ei
1 Petr. 2-13 Subjecti igitur estote o. humanæ creaturæ
3- 5 Ornabant se, subjectæ propriis viris
-22 Subjectis sibi Angelis et Potestatibus

SUBJUGALIS, E.

Matth 21- 5 Super asinam et pullum filium subjugalis
2 Petr. 2-16 Subjugale mutum animal hominis voce loq.

SUBJUGO.

Gen. 27-37 Omnes fratres ej. servituti illius subjugavi
2 Par. 8- 8 Subjugavit Salomon in tributarios
2 Esdr. 5- 5 Ecce nos subjugamus filios nostros et filias
Judith. 1- 1 Rex Medorum subjugaverat multas gentes
2- 3 Ut omnem terram suo subjugaret imperio
- 6 Omnemq. urbem munitam subjugabis mihi
3-13 Quæ potuissent Holoph. potentia subjugari
5-10 Rex Æg... in luto et latere subjugasset eos
-24 Et subjugati erunt sub jugo potentiæ tuæ
Esth. 13- 2 Universum orbem meæ ditioni subjugassem
Jerem. 34-11 Et subjugaverunt in famulos et famulas
-16 Subjugastis eos, ut sint vobis servi et ancillæ

SUBJUNGO.

Gen. 27-36 At ille subjunxit : Juste vocatum est

SUBLEVO.

Exod. 23- 5 Non pertransibis, sed sublevabis cum eo
Deut. 15-10 Callide in ejus necessitatibus sublevandis
17-16 Nec reducet.. equitatus numero sublevatus
22- 4 Non despicies, sed sublevabis cum eo
1 Reg. 2- 7 Pauperem facit et ditat, humiliat et sublevat
4 Reg. 14-10 Et sublevavit te cor tuum : contentus esto
25-27 Sublevavit Evilmerodach rex Babylonis
1 Par. 14- 2 Et sublevatum esset regnum suum
2 Par. 10- 4 Paulul. de onere subleva, ut serviamus tibi
- 9 Subleva jug. quod imposuit nob. pater tuus
-10 Pater tuus aggravavit jugum n., tu subleva
Job. 21- 7 Sublevati sunt, confortatique divitiis
Prov. 29-25 Qui sperat in Domino, sublevabitur
Eccle. 4-10 Cum ceciderit, non habet sublevantem se
Isai. 22-17 Et quasi amictum sic sublevabit te
33-10 Dicit Dominus : Nunc exaltabor, nunc sublevabor
42-11 Sublevetur desertum, et civitates ejus
Ezech. 21-26 Nonne hæc est, quæ humilem sublevavit?
Dan. 11-34 Sublevabuntur auxilio parvulo
Osee. 4- 8 Ad iniquitat. eor. sublevabunt animas eor.
Jonæ. 2- 7 Sublevabis de corruptione vitam meam
Habac. 1-15 Totum in hamo sublevavit, traxit illud
Joan. 6- 5 Cum sublevasset ergo oculos Jesus
17- 1 Et sublevatis oculis in cœlum, dixit

SUBLIMIS, E.

Gen. 7-17 Et elevaverunt arcam in sublime a terra
Num. 23-14 Cumque duxisset eum in locum sublimem
Deut. 9- 2 Pop. magnum atq. sublimem, filios Enacim

Deut. 28-43 Ascendet super te, eritque sublimior
-52 Destruantur muri tui firmi atque sublimes
Josue. 8-26 Manum, quam in sublime porrexerat
Judic. 20-40 Cerneret civitat. et flammas in sublime ferri
1 *Reg.* 2- 3 Nolite multiplicare loqui sublimia
4- 8 Quis nos salvabit de manu deorum sublimium istorum?
3 *Reg.* 1-37 Et sublimius faciat solium ejus a solio domini mei regis David
4 *Reg.* 15-35 Ædificavit port. domus Do. Sublimissimam
17-10 Et lucos in omni colle sublimi
-32 Et ponebant eos in fanis sublimibus
19-23 Succidi sublimes cedros ejus
2 *Par.* 5-13 Et vocem in sublime tollentibus
6-30 De cœlo, de sublimi scilicet habitaculo tuo
17-12 Et magnificatus est usque in sublime
Job. 5-11 Qui ponit humiles in sublime
25- 2 Qui facit concordiam in sublimibus suis
40- 5 Circumda tibi decor., et in sublime erigere
41-25 Omne sublime videt, ipse est rex
Prov. 6-17 Oculos sublimes, linguam mendacem
30-32 Apparuit postquam elevatus est in sublime
Eccle. 10- 6 Positum stultum in dignitate sublimi
Isai. 2-11 Oculi sublimes hominis humiliati sunt
-13 Super omnes cedros Libani sublimes
4- 2 Et gloria, et fructus terræ sublimis
5-14 Et sublimes gloriosique ejus ad eum
-15 Et oculi sublimium deprimentur
10-13 Detraxi quasi potens in sublimi residentes
-33 Succidentur, et sublimes humiliabuntur
25-12 Et munimenta sublimium muror. tuorum
26- 5 Civitatem sublimem humiliabit
45-14 Sabaïm viri sublimes ad te transibunt
52-13 Et elevabitur, et sublimis erit valde
57- 7 Super montem excelsum et sublimem posuisti cubile tuum
-15 Excelsus et sublimis habitans æternitatem
Jerem. 2-20 In omni enim colle sublimi
Ezech. 1-24 Sonum alarum... quasi sonum sublimis Dei
17-22 Sumam ego de medulla cedri sublimis
-23 In monte sublimi Israël plantabo illud
-24 Quia ego Domin. humiliavi lignum sublime
21-26 Humilem sublev., et sublimem humiliavit?
31-18 O inclyte atque sublimis inter ligna volupt.
Dan. 2-31 Et statura sublimis stabat contra te
-48 Tunc rex Danielem in sublime extulit
4-17 Arborem, quam vidisti sublimem atq. rob.
Mich. 4- 1 In vertice mont., et sublimis super colles
Luc. 12-29 Et nolite in sublime tolli
Rom. 13- 1 Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit
1 *Tim.* 6-17 Præcipe non sublime sapere, neque sperare

SUBLIMITAS.

Esth. 10- 2 Et dignitas atque sublimitas, qua exaltavit
Isai. 2-17 Et incurvabitur sublimitas hominum
33-16 Munimenta saxorum sublimitas ejus
Jerem. 48-29 Sublimitatem ej., et arrogantiam, et superb.
Ezech. 31-14 Nec ponent sublimitatem s. inter nemorosa
Nec stabunt in sublimitate sua omnia
Mich. 5- 4 In sublimitate nominis Domini Dei sui
1 *Mac.* 1-42 Et sublimitas ejus conversa est in luctum
1 *Cor.* 2- 1 Fratres, veni non in sublimitate sermonis
2 *Cor.* 4- 7 Ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nob.
-17 In sublimitate æternum gloriæ pondus
Ephes. 3-18 Et longitudo, et sublimitas, et profundum
Colos. 2- 4 Ut nemo vos decipiat in sublimitate sermon.
1 *Tim.* 2- 2 Et omnibus qui in sublimitate sunt

SUBLIMO.

1 *Reg.* 2-10 Et sublimabit cornu Christi sui
1 *Esdr.* 9- 9 Et sublimaret domum Dei nostri
Job. 22-12 Et super stellarum verticem sublimetur
Ezech. 31-10 Pro eo quod sublimatus est in altitudine

SUBMERGO.

Exod. 15- 4 Principes ejus submersi sunt in mari Rubro
-10 Submersi sunt quasi plumbum in aquis
Jerem. 51-64 Et dices : Sic submergetur Babylon
2 *Mac.* 12- 4 Submerserunt non minus ducentos

SUBMINISTRATIO.

Ephes. 4-16 Per omnem juncturam subministrationis
Philip. 1-19 Et subministrationem Spiritus Jesu Christi

SUBMINISTRO.

Eccli. 39-39 Et omne opus hora sua subministrabit
1 *Mac.* 8-26 Neque subministrabunt triticum, arma
Colos. 2-19 Subministratum et constructum, crescit
1 *Tim.* 5-10 Si tribulationem patientibus subministravit
-16 Si quis fidelis habet viduas, subministret illis

SUBMITTO. *Vid.* SUMMITTO.

3 *Reg.* 21-10 Et submittite duos viros filios Belial
Prov. 26-25 Quando submiserit vocem s., ne credideris
Eccli. 19-24 Et qui se nimium submittit
Jerem. 38- 6 Et submiserunt Jeremiam funibus in lacum
-11 Et submisit ea ad Jeremiam in lacum
Ezech. 1-25 Stabant, et submittebant alas suas
Marc. 2- 4 Et patefacientes submiserunt grabatum
Act. 9-25 Dimiserunt eum, submittentes in sporta
10-11 Quatuor initiis submitti de cœlo in terram

SUBNAVIGO.

Act. 27- 4 Cum sustulissemus, subnavigavimus Cypr.

SUBNERVO.

Josue. 11- 6 In conspectu Isr. : equos eorum subnervabis
- 9 Equos eorum subnervavit, currusq. comb.
2 *Reg.* 8- 4 Subnervavit omnes jugales curruum
1 *Par.* 18- 4 Subnervavitque omnes equos curruum

SUBOBSCURUS, A.

Levit. 13-21 Et cicatrix subobscura, et vicina carne
-26 Et ipsa lepræ species fuerit subobscura
-39 Si deprehenderit subobscurum alborem

SUBREPO.

Deut. 15- 9 Cave ne forte subrepat tibi impia cogitatio

SUBRIDEO.

Eccli. 13- 7 Et subridens spem dabit narrans tibi bona
-14 Subridens interrogabit te de absconditis t.
Amos. 5- 9 Qui subridet vastitatem super robustum

SUBRUFUS, A.

Levit. 13-19 Cicatrix alba apparuerit, sive subrufa

SUBSANNATIO.

Job. 34- 7 Qui bibit subsannationem quasi aquam
Psal. 34-16 Tentaverunt me, subsannaverunt me subsannatione
43-14 Subsannationem et derisum his, qui sunt in circuitu nostro
78- 4 Subsannatio et illusio his, qui in circuitu n.
Eccli. 11-35 Ne forte inducat super te subsannationem
34-21 Et non sunt beneplacitæ subsannationes
Ezech. 23-32 Eris in derisum et in subsannationem
Osee. 7-16 Ista subsannatio eorum in terra Ægypti

SUBSANNATOR.

Eccli. 33- 6 Equus emissarius, sic et amicus subsannator

SUBSANNO.

4 *Reg.* 19-21 Sprevit te, et subsannavit te, virgo filia Sion
2 *Par.* 30-10 Illis irridentibus et subsannantibus eos
36-16 At illi subsannabant nuntios Dei
2 *Esdr.* 2-19 Et subsannaverunt nos, et despexerunt
4- 1 Et motus nimis subsannavit Judæos
Job. 22-19 Et innocens subsannabit eos
Psal. 2- 4 Et Dominus subsannabit eos
34-16 Tentaverunt me, subsannaverunt me
79- 7 Et inimici nostri subsannaverunt nos
Prov. 1-26 In interitu vestro ridebo, et subsannabo
30-17 Oculum, qui subsannat patrem
Isai. 37-22 Et subsannavit te, virgo filia Sion
Jerem. 20- 7 In derisum tota die, omnes subsannant me
Ezech. 36- 4 Subsannatæ a reliquis gentibus per circuit.

SUBSEQUOR.

Exod. 21-23 Sin autem mors ejus fuerit subsecuta
Psal. 22- 6 Et misericordia tua subsequetur me
Thren. 1- 6 Absq. fortitudine ante faciem subsequentis
Ezech. 10-19 Illis egredientibus, rotæ q. subsecutæ sunt
Luc. 23-55 Subsecutæ autem mulieres, quæ cum eo venerant
Act. 16-17 Hæc subsecuta Paulum et nos, clamabat
1 *Tim.* 5-10 Si omne opus bonum subsecuta est
-24 Quosdam autem et subsequuntur

SUBSIDIUM.

Num. 35-13 Quæ ad fugitivorum subsidia separantur

SUBSILIENS.

2 *Reg.* 6-16 Vidit regem David subsilientem atque salt.

SUBSISTO.

1 *Reg.* 9-27 Tu autem subsiste paulisper, ut indicem tibi
30- 9 Et lassi quidam substiterunt
-10 Substiterant enim ducenti, qui lassi
-21 Qui lassi substiterant, nec sequi potuerant
2 *Reg.* 2-23 Omnesque qui transibant... subsistebant
20-12 Quod subsisteret omnis populus ad vidend.
Ne subsisterent transeuntes propter eum
4 *Reg.* 9- 3 Aperiesq. ostium..fugies, et non ibi subsistes
Job. 3-16 Sicut abortivum abscondit. non subsisterem
7- 8 Oculi tui in me, et non subsistam
-21 Et si mane me quæsieris, non subsistam
8-22 Et tabernaculum impiorum non subsistet
24-24 Elevati sunt ad modicum, et non subsistent
Job. 32-22 Nescio enim quandiu subsistam
41-17 Subsistere non poterit... neque thorax
Psal. 102-16 Pertransibit in illo, et non subsistet
139-11 Dejicies eos : in miseriis non subsistent
Isai. 17-14 In matutino, et non subsistet. Hæc est pars
Jerem. 10-20 Filii mei exierunt a me, et non subsistunt
Thren. 4-17 Cum adhuc subsisteremus, defecerunt oculi
1 *Mac.* 3-53 Quomodo poterimus subsistere ante faciem

SUBSTANTIA.

Gen. 7- 4 Et delebo omnem substantiam, quam feci
-23 Et delevit omnem substantiam, quæ erat
12- 5 Universamq. substantiam quam possederant
13- 6 Erat quippe substantia eorum multa
14-11 Tulerunt a. omnem substantiam Sodomor.
-12 Necnon et Lot et substantiam ejus
-16 Reduxitque omnem substantiam, et Lot fratrem suum cum substantia illius
15-14 Et post hæc egred. cum magna substantia
31- 9 Tulitque Deus substantiam patris vestri
-18 Tulitque omnem substantiam suam
-37 Quid invenisti de cuncta substantia domus
34-23 Et substantia eorum, et pecora, et cuncta
36- 6 Substantiam, et pecora, et cuncta
39- 5 Quam in agris cunctam ejus substantiam
Num. 16-32 Cum tabernaculis s. et universa substantia
32- 1 Erat illis in jumentis infinita substantia
Deut. 11- 6 Universa substantia eorum, quam habebant
21-16 Volueritq. substantiam int. filios s. dividere
Josue. 7-15 Comburetur igni cum omni substantia sua
22- 8 In multa substantia atq. divitiis revertimini
1 *Par.* 27-31 Omnes hi, principes substantiæ regis David
28- 1 Qui præerant substantiæ et possessionibus
2 *Par.* 1-11 Et non postulasti divitias et substantiam
-12 Et substantiam et gloriam dabo tibi
21-14 Cum.. uxoribus t. universaq. substantia tua
-17 Diripueruntque cunctam substantiam
31- 3 Ut de propria ejus substantia offerretur hol.
32-29 Quod dedisset ei Dom. substantiam multam
35- 7 Hæc de regis universa substantia
1 *Esdr.* 1- 4 Argento, et auro, et substantia, et pecoribus
- 6 In substantia et jumentis, in supellectili
7-26 Sive in condemnationem substantiæ ejus
8-21 Filiis nostris universæque substantiæ nost.
10- 8 Auferetur universa substantia ejus
Tobiæ. 1-22 Et tulit omnem substantiam ejus
4- 7 Ex substantia tua fac eleemosynam
6-12 Tibi debetur omnis substantia ejus
10-10 Et dimidiam partem omnis substantiæ suæ
Esth. 9-10 Prædas de substantiis eor. tangere noluer.
-15 Nec eorum ab illis direpta substantia est
-16 Et nullus de substantiis eorum quidquam contingeret
Job. 1-10 Universamque substantiam per circuitum
6-22 Et de substantia vestra donate mihi
15-29 Non ditabitur, nec perseverabit substantia
Psal. 38- 6 Et substantia mea tanquam nihilum ante te
- 8 Et substantia mea apud te est
68- 3 In limo profundi : et non est substantia
88-48 Memorare quæ mea substantia
108-11 Scrutetur fœnerator omn. substantiam ej.
138-15 Et substantia mea in inferioribus terræ
Prov. 1-13 Omnem pretiosam substantiam reperiemus
3- 9 Honora Dominum de tua substantia
6-31 Et omnem substantiam domus suæ tradet
10-15 Substantia divitis, urbs fortitudinis ejus
12-27 Et substantia hominis erit auri pretium
13-11 Substantia festinata minuetur
-22 Et custoditur justo substantia peccatoris
18-11 Substantia divitis, urbs roboris ejus
24- 4 Universa substantia pretiosa et pulcherrima
29- 3 Qui autem nutrit scorta, perdet substantiam
31- 3 Ne dederis mulieribus substantiam tuam
Eccle. 2- 8 Coacervavi mihi... substantias regum
5-18 Cui dedit Deus divitias atque substantiam
6- 2 Vir cui dedit Deus divitias et substantiam
- 3 Anima illius non utatur bonis substantiæ s.
Cant. 8- 7 Si dederit homo om. substantiam dom. suæ
Sap. 13-17 De substantia sua... votum faciens inquirit
16-21 Substantia e. tua dulced. tuam... ostendebat
Eccli. 10-33 Qui honorificatur propter substantiam s.
-34 Qui autem gloriatur in paupertate, quanto magis in substantia?
Qui gloriat. in substantia, paupert. vereatur
13-30 Bona est substantia, cui non est peccatum
14- 3 Viro cupido et tenaci sine ratione est substantia
21- 5 Objurg. et injuriæ annulabunt substantiam
Sic substantia superbi eradicabitur
28-12 Secundum substantiam s. exaltabit iram s.
31- 3 Laboravit dives in congregatione substantiæ
34-24 Qui offert sacrificium ex substantia pauper.
38-20 Et substantia inopis secundum cor ejus
40-13 Substantiæ injust. sicut fluvius siccabuntur
41- 1 Homini pacem habenti in substantiis suis

Jerem. 20- 5 Dabo universam substantiam civitatis hujus
Ezech. 38-13 Et auferas supellectilem atq. substantiam
Luc. 8-43 In medicos erogaverat omnem substantiam
15-12 Pater, da mihi portionem substantiæ quæ me contingit. Et divisit illis substantiam
-13 Et ibi dissipavit substantiam suam vivendo
-30 Qui devoravit substantiam s. cum meretric.
Act. 2-45 Possessiones et substantias vendebant
2 Cor. 9- 4 Ne... erubescamus nos... in hac substantia
11-17 In insipientia, in hac substantia gloriæ
Hebr. 1- 3 Splendor gloriæ, et figura substantiæ ejus
3-14 Initium substantiæ ejus usque ad finem
10-34 Habere meliorem et manentem substantiam
11- 1 Fides sperandarum substantia rerum
1 Joan. 3-17 Qui habuerit substantiam hujus mundi

SUBSTERNO.

2 Reg. 21-10 Substravit sibi supra petram
Luc. 19-36 Substernebant vestimenta sua in via

SUBSUM.

Sap. 12-18 Subest enim tibi, cum volueris, posse
13- 1 In quibus non subest scientia Dei

SUBTEGMEN.

Gen. 14-23 A filo subtegminis usq. ad corrigiam caligæ
Exod. 39- 3 Cum priorum colorum subtegmine
Levit. 13-48 In stamine atque subtegmine
-59 Lanei et linei, staminis atque subtegminis

SUBTER.

Gen. 6-17 In qua spiritus vitæ est subter cœlum
21-15 Abjecit puerum subter unam arborum
24- 2 Pone manum tuam subter femur meum
31-34 Abscondit idola subter stramenta cameli
35- 4 At ille infodit a subter terebinthum
- 8 Sepulta est ad radices Bethel subter quercum
Exod. 17-12 Sumentes ig. lapidem, posuerunt subter eum
25-27 Subter coronam erunt circuli aurei
27- 5 Quos pones subter arulam altaris
38- 4 Et subter eam in altaris medio arulam
Deut. 12- 2 Et subter omne lignum frondosum
28-13 Eris semper supra, et non subter
33-27 Habitaculum ej. sursum, et subter brachia
Josue. 11-17 Planitiem Libani subter montem Hermon
24-26 Posuitque eum subter quercum
Judic. 3-16 Accinctus est eo subter sagum
7- 8 Castra autem Madian erant subter in valle
1 Reg. 7-11 Ad locum qui erat subter Bethchar
2 Reg. 18- 9 Subter condensam quercum et magnam
3 Reg. 4-12 Quæ est juxta Sarthana subter Jezrahel
6- 6 Tabulatum quod subter erat
7-24 Et sculptura subter labium circuibat
-29 Et subter leones et boves, quasi lora
-30 Quasi humeruli subter luterem fusiles
-44 Et boves duodecim subter mare
8- 6 In sanctum sanctorum, subter alas cherub.
14-23 Subter omnem arborem frondosam
19- 4 Et sederet subter unam juniperum
4 Reg. 17-10 Et subter omne lignum nemorosum
1 Par. 10-12 Sepelierunt ossa eorum subter quercum
2 Par. 4- 3 Similitudo quoque boum erat subter illud
5- 7 In sancta sanctorum subter alas cherubim
32-30 Avertit eas subter ad Occidentem urbis
Job. 36-16 Et non habente fundamentum subter se
37- 3 Subter omnes cœlos ipse considerat
Isai. 14- 9 Infernus subter conturbatus est
-11 Subter te sternetur tinea
57- 5 In diis subter omne lignum frondosum Subter eminentes petras
Ezech. 10-20 Est animal, quod vidi subter Deum Israël
42- 9 Et erat subter gazophylacia hæc introitus
46-23 Fabricatæ erant subter porticus per gyrum
47- 1 Aquæ egrediebantur subter limen domus
Dan. 4- 9 Subter eam habitabant animalia et bestiæ
-11 Fugiant bestiæ quæ subter eam sunt
-18 Subter eam habitantes bestiæ agri
7-27 Quæ est subter omne cœlum
8- 8 Et orta sunt quatuor cornua subter illud
Amos. 2- 9 Et contrivi... radices ejus subter
-13 Ecce ego stridebo subter vos
Abdiæ. - 7 Ponent insidias subter te
Jonæ. 4- 5 Et sedebat subter illud in umbra
Habac. 3-16 In ossibus meis, et subter me scateat
Zach. 3-10 Subter vitem, et subter ficum
6-12 Subter eum orietur, et ædificabit templum

SUBTERFUGIO.

Act. 20-27 Non e. subterfugi, quo minus annuntiarem

SUBTILIS *et* SUBTILIA.

Levit. 13-30 Et capillus flavus, solitoque subtilior
Sap. 7-22 Sanctus, unicus, multiplex, subtilis
-23 Intelligibilis, mundus, subtilis
Isai. 19- 9 Pectentes et texentes subtilia
Ezech. 16-10 Cinxi te bysso, et indui te subtilibus

SUBTRACTIO.

Hebr. 10-39 Nos autem non sumus subtractionis filii

SUBTRAHO.

Job. 22- 7 Et esurienti subtraxisti panem
Prov. 23-13 Noli subtrahere a puero disciplinam
25-17 Subtrahe pedem tuum de domo proximi t.
26-20 Et susurrone subtracto, jurgia conquiescent
28-24 Qui subtrahit aliquid a patre s. et a matre
Eccle. 7-19 Sed et ab illo ne subtrahas manum tuam
Sap. 6- 8 Non e. subtrahet personam cujusquam Deus
Jerem. 26- 2 Noli subtrahere verbum
Baruc. 6- 9 Unde subtrahunt sacerdotes ab eis aurum
1 Mac. 9- 6 Et multi subtraxerunt se de castris
Act. 20-20 Quomodo nihil subtraxerim utilium
Galat. 2-12 Subtrahebat, et segregabat se, timens eos
2 Thes. 3- 6 Ut subtrahatis vos ab om. fratre ambulante
Hebr. 10-38 Quod si subtraxerit se, non placebit animæ

SUBTRITUS.

Deut. 8- 4 Et pes tuus non est subtritus

SUBTUS.

2 Reg. 22-37 Dilatabis gressus meos subtus me
-40 Incurvasti resistentes mihi subtus me
3 Reg. 13-14 Invenit eum sedentem subtus terebinthum
Psal. 17-37 Dilatasti gressus meos subtus me
-39 Nec poterunt stare : cadent subtus pedes m.
-40 Et supplantasti insurgentes in me subtus me
Isai. 10-16 Et subtus gloriam ejus succensa ardebit
Baruc. 2- 5 Et facti sumus subtus, et non supra
Ezech. 6-13 Et subtus omne lignum nemorosum, et subtus universam quercum frondosam
10- 2 In medio rotarum, quæ sunt subtus cherub.
- 8 Similitudo manus hominis subtus pennas
Osee. 4-13 Subtus quercum, et populum, et terebinth.
Mich. 1- 4 Et consumentur montes subtus eum
4- 4 Et sedebit vir subtus vitem suam, et subtus ficum suam, et non erit qui deterreat
Luc. 8-16 Operit eam vase, aut subtus lectum ponit
Apoc. 5- 3 Neq. in cœlo, neq. in terra, neq. subtus ter.
6- 9 Vidi subtus altare animas interfectorum

SUBUCULA.

Levit. 8- 7 Vestivit pontificem subucula linea

SUBUEL I.

Filius Gersom filii Moysis; et SUBUEL II, *filius Heman. Vid. utrumque* SUBAEL.

1 Par. 23-16 Filii Gersom : Subuël primus
25- 4 Mathaniaü, Oziel, Subuël, et Jerimoth

SUBULA.

Exod. 21- 6 Perforabitque aurem ejus subula
Deut. 15-17 Assumes subulam, et perforabis aurem ej.

SUBURBANA.

Levit. 25-34 Suburbana autem eorum non veneant
Num. 35- 3 Et suburbana earum per circuitum Et suburbana sint pecoribus ac jumentis
- 5 Eruntque urbes in medio, et foris suburbana
- 7 Simul quadraginta octo cum suburbanis suis
Deut. 32-32 Vinea eorum, et de suburbanis Gomorrhæ
Josue. 14- 4 Et suburbana earum ad alenda jumenta
21- 2 Et suburbana earum ad alenda jumenta
- 3 Dederuntque... civitates et suburbana ear.
- 8 Levitis civitates et suburbana earum
-11 Et suburbana ejus per circuitum
-13 Dedit... Hebron confugii civitat. ac suburbana ejus : et Lobnam cum suburbanis
-16 Jeta et Bethsames, cum suburbanis suis
-18 Almon, cum suburbanis suis
-19 Omnes simul civitates... cum suburbanis
-21 Urbes confugii, Sichem cum suburbanis
-22 Bethoron, cum suburbanis suis
-24 Et Gethremmon, cum suburbanis suis
-25 Thanach et Gethremmon cum suburbanis
-26 Civitates decem, et suburbana earum
-27 Et Bosram, cum suburbanis suis
-29 Engannim, cum suburbanis suis
-31 Helcath, et Rohob, cum suburbanis suis
-32 Hammoth Dor et Carthan, cum suburbanis
-33 Omnes urbes... tredecim, cum suburbanis
-35 Damna et Naalol... cum suburbanis suis
-36 Jethson et Mephaath... cum suburbanis s.
-37 Hesebon et Jaser... cum suburbanis suis
-40 Cum suburbanis suis, singulæ per familias
1 Par. 5-16 Et in cunctis suburbanis Saron
6-55 Dederunt igitur eis Hebron... et suburbana
-57 Hebron, et Lobna et suburbana ejus
-58 Jether quoque et Esthemo cum suburbanis Helon et Dabir cum suburbanis suis
59 Asan q. et Bethsemes et suburbana earum
1 Par. 6-60 De tribu a. Benjamin, Gabee et suburbana ejus, et Almath cum suburbanis suis, Anathoth quoque cum suburbanis suis
-64 Dederunt... Levitis civitates et suburbana
-67 Sichem cum suburbanis suis in monte Ephraïm, et Gazer cum suburbanis suis
-68 Jecmaam quoque cum suburbanis suis
-69 Necnon et Helon cum suburbanis suis
-70 Ex dimidia tribu Manasse, Aner et suburbana ejus, Balaam et suburbana ejus
-71 Gaulon in Basan et suburbana ejus, et Astharoth cum suburbanis suis
-72 De tribu Issachar, Cedes et suburbana ejus, et Dabereth cum suburbanis suis
-73 Ramoth quoque et suburbana ejus, et Anem cum suburbanis suis
-74 Masal cum suburbanis suis, et Abdon
-75 Hucac quoque et suburbana ejus, et Rohob cum suburbanis suis
-76 Cedes in Galilæa et suburbana ejus, Hamon cum suburbanis suis, et Cariathaïm et suburbana ejus
-77 De tribu Zabulon, Remmono et suburbana ejus, et Thabor cum suburbanis suis
-78 Bosor in solitudine cum suburbanis suis, et Jassa cum suburbanis suis
-79 Cademoth quoque et suburbana ejus, et Mephaath cum suburbanis suis
-80 Ramoth in Galaad et suburbana ejus, et Manaïm cum suburbanis suis
-81 Sed et Hesebon cum suburbanis suis, et Jezer cum suburbanis suis
13- 2 Qui habitant in suburbanis urbium
2 Par. 11-14 Relinquentes suburbana et possessiones suas
31-19 Per agros, et suburbana urbium singularum
Isai. 16- 8 Quoniam suburbana Hesebon deserta sunt
Ezech. 45- 2 Quinquaginta cubitis in suburbana ejus
48-15 Profana erunt urbis in habitaculum et in suburbana
-17 Erunt a. suburbana civitatis ad Aquilonem

SUBVECTIO.

Gen. 45-19 Ad subvectionem parvulorum suorum

SUBVEHO.

Gen. 45-23 Qui subveherent ex omnibus divitiis Ægypti
Exod. 25-28 Circumdabis auro ad subvehendam mens.

SUBVENIO.

Judith. 9- 3 Subveni, quæso te, Domine Deus meus, mihi
13-25 Sed subvenisti ruinæ ante conspectum Dei
Isai. 1-17 Quærite judicium, subvenite oppresso

SUBVERSIO.

Gen. 19-29 Liberavit Lot de subversione urbium
Deut. 29-23 In exemplum subversionis Sodomæ et Gom.
Eccli. 1-28 Iracundia enim... subversio illius est
5-15 Lingua v. imprudentis subversio est ipsius
9-16 Non e. scis quæ futura sit illius subversio
13-16 Quoniam cum subversione tua ambulas
18-10 Et cognovit subversionem illorum
25-10 Et videns subversionem inimicorum suor.
2 Tim. 2-14 Ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audientium

SUBVERSOR.

Ezech. 2- 6 Quon. increduli et subversores sunt tecum

SUBVERTO.

Gen. 13-10 Antequam subverteret Dominus Sodomam
19-21 Ut non subvertam urbem pro qua locutus es
-25 Et subvertit civitates has
-29 Cum e. subverteret Deus civitates regionis
Exod. 14-25 Et subvertit rotas curruum
23- 8 Et subvertunt verba justorum
Num. 21- 3 Quem ille interfecit subversis urbibus ejus
32- 7 Cur subvertitis mentes filiorum Israel
- 9 Subverterunt cor filiorum Israël
-21 Donec subvertat Dominus inimicos suos
Deut. 7- 5 Aras eor. subvertite, et confringite statuas
12- 2 Subvertite omnia loca, in quibus coluerunt
-30 Postquam te fuerint introeunte subversæ
28-63 Sic lætabitur disperdens vos atq. subvertens
29-23 Quas subvertit Dominus in ira et furore suo
Josue. 10- 1 Quod scil. cepisset Josue Haï, et subvertisset
17-12 Nec potuerunt... has civitates subvertere
-18 Et poteris ultra procedere cum subverteris Chananæum
24-20 Convertet se, et affliget vos, atq. subvertet
Judic. 2- 2 Sed aras eorum subverteretis
-23 Nationes has, et cito subvertere noluit
5- 8 Dominus, et portas hostium ipse subvertit
7-13 Percussit illud, atque subvertit
8-17 Turrim quoque Phanuël subvertit
11-23 Dominus ergo Deus Israel subvertit Amorr.

2 Reg. 20-19 Tu quæris subvertere civitatem, et evertere
3 Reg. 15-13 Subvertitq. specum ej., et confregit simulac.
19-11 Spiritus grandis et fortis subvertens montes
2 Par. 14- 2 Subvertit altaria peregrini cultus, et excelsa
30-14 Atq. universa... subvertentes, projecerunt
33- 2 Quas subvertit Dominus coram filiis Israël
- 9 Super omnes gentes, quas subverterat Do.
34- 6 Usque Nephthali cuncta subvertit
Esth. 16- 5 Mendacior. cuniculis conentur subvertere
Job. 6-27 Et subvertere nitimini amicum vestrum
8- 3 Aut Omnipotens subvertit quod justum est?
9- 5 Nescierunt hi quos subvertit in furore suo
11-10 Si subverterit omnia... quis contradicet ei?
12-15 Et si emiserit eas, subvertent terram
-23 Perdit eas, et subversas in integr. restituit
22-16 Et fluvius subvertit fundamentum eorum
24- 4 Subverterunt pauperum viam, et oppress.
28- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo, igni subversa est
- 9 Subvertit a radicibus montes
30-12 Pedes meos subverterunt, et oppresserunt
34- 5 Justus sum, et Deus subvertit judicium m.
-12 Nec Omnipotens subvertet judicium
Prov. 10- 3 Et insidias impiorum subvertet
11-11 Et ore impiorum subvertetur
Eccle. 5- 7 Si videris... subverti justitiam in provincia
Eccli. 10-15 Et subvertet eum in finem
11-36 Et subvertet te in turbine, et abalienabit te
12-15 Insidiatur ut subvertat te in foveam
13-29 Et si offenderit, subvertent illum
27- 4 Cito subvertetur domus tua
Isai. 10-34 Et subvertentur condensa saltus ferro
13-19 Sicut subvertit Do. Sodomam et Gomorrh.
28-17 Et subvertet grando spem mendacii
37-11 Omnibus terris, quas subverterunt
-12 Dii gentium, quos subverterunt patres mei
Jerem. 19- 7 Subvertam eos gladio in conspectu inimic.
20-16 Ut sunt civitates, quas subvertit Dominus
39- 8 Et murum Jerusalem subverterunt
46-15 Non stetit, quoniam Dom. subvertit eum
49-18 Sicut subversa est Sodoma, et Gomorrha
50-40 Sicut subvertit Dom. Sodomam et Gomorr.
Thren. 1-20 Subversum est cor meum in memetipsa
3- 9 Conclusit vias m... semitas meas subvertit
-11 Semitas meas subvertit, et confregit me
4- 6 Quæ subversa est in momento
Ezech. 21-13 Hoc, cum sceptrum subverterit, et non erit
26-12 Et domos tuas præclaras subvertent
29-12 Civitates ej. in medio urbium subversarum
38-20 Et subvertentur montes, et cadent sepes
Dan. 13-56 Et concupiscentia subvertit cor tuum
14-21 Qui subvertit eum et templum ejus
Amos. 4-11 Subverti vos, sicut subvertit Deus Sodomam
Jonæ. 3- 4 Adhuc quadrag. dies, et Ninive subvertetur
Aggæi. 2-23 Subvertam solium regnorum, et conteram
Et subvertam quadrigam et ascensorem ej.
Luc. 23- 2 Hunc invenimus subvertentem gentem nost.
Joan. 2-15 Nummular. effudit æs, et mensas subvertit
Act. 13-10 Non desinis subvertere vias Domini rectas
2 Tim. 2-18 Et subverterunt quorumdam fidem
Tit. 1-11 Qui universas domos subvertunt, docentes
3-11 Sciens quia subversus est, qui ejusmodi est

SUCCEDO.

Gen. 36-38 Successit in regn. Balanan filius Achobor
40-23 Et tamen succedentibus prosperis
Levit. 6-22 Sacerdos, qui jure patri successerit
Num. 27- 6 Et ei in hæreditatem succedant
28-14 Qui sibi anno vertente succedunt
Josue. 5- 7 Horum filii in locum successerunt patrum
14- 4 Sed in eorum successerunt locum filii Joseph
Judic. 10- 3 Huic successit Jair Galaadites, qui judicav.
12-11 Cui successit Ahialon Zabulonites
2 Par. 21-19 Cumque diei succederet dies
23- 8 Per singul. hebdomadas succedere consuev.
Esth. 9-27 Annis sibi jugiter succedentibus
Job. 20- 2 Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt
Sap. 7-30 Illi e. succedit nox, sapientiam a. non vincit
Dan. 5-31 Et Darius Medus successit in regnum
2 Mac. 4-29 Succedente Lysimacho fratre suo

SUCCENDO.

Exod. 22- 6 Reddet damnum qui ignem succenderit
35- 3 Non succendetis ignem in omnibus habitac.
Deut. 13-16 Et cum ipsa civitate succendes
32-22 Ignis succensus est in furore meo
Josue. 6-24 Et omnia quæ erant in ea, succenderunt
8- 8 Cumque ceperitis, succendite eam
-19 Pergentes ad civitatem, ceperunt, et succenderunt eam
-22 Illi qui ceperant et succenderant civitatem
-28 Qui succendit urbem, et fecit eam tumulum
11-13 In tumulis sitæ, cæteras succendit Israël
Judic. 9-49 Qui circumdantes præsidium, succenderunt
15- 5 Quas igne succendens, dimisit ut huc illucq.
Judic. 15- 5 Quibus succensis, et comportatæ jam fruges
20-42 Sed et hi qui urbem succenderant
1 Reg. 30- 1 Percusserant Siceleg, et succenderant eam
- 3 Et invenissent eam succensam igni
-14 Caleb et Siceleg succendimus igni
2 Reg. 14-30 Ite igitur, et succendite eum igni
Succenderunt ergo servi Absalom segetem
Succenderunt servi Absalom partem agri
-31 Quare succenderunt servi tui segetem meam
22- 9 Carbones succensi sunt ab eo
-13 In conspectu ejus, succensi sunt carbones
23- 7 Igneq. succensæ comburentur usq. ad nihil.
3 Reg. 9-16 Et cepit Gazer, succenditque eam igni
13- 2 Qui nunc in te thura succendunt
16-18 Et succendit se cum domo regia
4 Reg. 8-12 Civitates eorum munitas igne succendes
22-13 Ira Domini succensa est contrà nos
-17 Et succendetur indignatio mea in loco hoc
23-15 Comminuit in pulverem, succenditq. etiam lucum
25- 9 Et succendit domum Dom. et domum regis
2 Par. 28- 4 Et thymiama succendebat in excelsis
Judith. 2-17 Et succendit omnia sata omnesque arbores
Esth. 1-12 Iratus rex, et nimio furore succensus
Job. 20-26 Devorabit eum ignis, qui non succenditur
41-11 Sicut ollæ succensæ atque ferventis
Psal. 17- 9 Carbones succensi sunt ab eo
59- 2 Cum succendit Mesopotamiam Syriæ
Prov. 28- 4 Qui custodiunt, succenduntur contra eum
Isai. 1- 7 Civitates vestræ succensæ igni
-31 Et succendetur utrumq. simul, et non erit
9-18 Succensa est enim quasi ignis impietas
Et succendetur in densitate saltus
10-16 Et subtus gloriam ejus succensa ardebit
-17 Et succendetur, et devorabitur spina ejus
27- 4 Gradiar sup. eam, succendam eam pariter
30-33 Sicut torrens sulphuris succendens eam
40-16 Et Libanus non sufficiet ad succendendum
42-25 Et succendit eum, et non intellexit
44-15 Calefactus est: et succendit, et coxit panes
50-11 Et in flammis quas succendistis
Jerem. 1-13 Et dixi: Ollam succensam ego video
4- 4 Ne... succendatur, et non sit qui extinguat
7-18 Et patres succendunt ignem
-20 Et succendetur, et non extinguetur
15-14 Quia ignis succensus est in furore meo
17- 4 Quoniam ignem succendisti in furore meo
-27 Succendam ignem in portis ejus
21-12 Ne... succendatur, et nón sit qui extinguat
-14 Et succendam ignem in saltu ejus
32-29 Succendent eam igni, et comburent eam
34- 2 In manus regis Babylonis, et succendet eam
37- 7 Capient eam, et succendent eam igni
38-17 Et civitas hæc non succendetur igni
-18 In manus Chaldæorum, et succendent eam
39- 8 Domum vulgi succenderunt Chaldæi igni
43-12 Et succendet ignem in delubris deorum
44- 6 Et succensa est in civitatibus Juda
49- 2 Filiæque ejus igni succendentur
-27 Et succendam ignem in muro Damasci
50-32 Et succendam ignem in urbibus ejus
Thren. 2- 3 Et succendit in Jacob quasi ignem flammæ
4-11 Et succendit ignem in Sion, et devoravit
Baruc. 1- 2 Jerusalem, et succenderunt eam igni
6-42 In viis sedent, succendentes ossa olivarum
Ezech. 20-47 Ecce ego succendam in te ignem
-48 Quia ego Dominus succendi eam
22-20 Ut succendam in ea ignem ad conflandum
-21 Et succendam vos in igne furoris mei
23-47 Et domos earum igne succendent
24-10 Congere ossa, quæ igne succendam
39- 9 Et succendent, et comburent arma
Et succendent ea igni septem annis
-10 Quoniam arma succendent igni
Dan. 3-19 Et præcepit ut succenderetur fornax septuplum quam succendi consueverat
-22 Fornax autem succensa erat nimis
-46 Et non cessabant... succendere fornacem
Osee. 7- 4 Quasi clibanus succensus a coquente
- 6 Mane ipse succensus quasi ignis flammæ
Joel. 1-19 Et flamma succendit omnia ligna regionis
Amos. 1-14 Et succendam ignem in muro Rabba
Abdiæ. -18 Et succendentur in eis, et devorabunt eos
Nahum. 2-13 Et succendam usque ad fumum quadrigas t.
Malac. 4- 1 Ecce e. dies veniet succensa quasi caminus
1 Mac. 1-33 Spolia civitatis, et succendit eam igni
3- 5 Qui conturbabant... eos succendit flammis
4-20 In fuga conversi... et succenderunt castra
5-28 Om. spolia eorum, et succendit eam igni
-35 Sumpsit spolia ejus, et succendit eam igni
-44 Et fanum succendit igni cum omnibus
-65 Et turres succendit igni in circuitu
-68 Sculptilia deorum ipsorum succendit igni
6-31 Et exierunt, et succenderunt eas igni
7-35 Succendam domum istam. Et exiit
1 Mac. 9-67 Exierunt... et succenderunt machinas
10-84 Et succendit Jonathas Azotum
Omnes, qui fugerunt in illud, succendit igni
-85 Qui ceciderunt gladio cum his qui succensi
11- 4 Ostenderunt ei templum Dagon succensum
-48 Succenderunt civitatem, et ceperunt spolia
-61 Succendit quæ erant in circuitu civitatis
16-10 Et succendit eas igni. Et ceciderunt
2 Mac. 1- 8 Portam succenderunt, et effuderunt sang.
6-11 Flammis succensi sunt, eo quod verebantur
7- 3 Jussit sartagines et ollas æneas succendi
Quibus statim succensis, (-4) jussit
8- 6 Et civitatibus improvisus, succendebat eas
10-36 Turres portasque succendere aggressi sunt
12- 6 Et portum quidem nocte succendit
- 9 Et portum cum navibus succendit
Matth. 22- 7 Et civitatem illorum succendit

SUCCENSIO.

Ezech. 20-47 Non extinguetur flamma succensionis

SUCCESSIO.

Exod. 27-21 Perpetuus erit cultus per successiones eor.
30-21 Erit ipsi et semini ejus per successiones
Deut. 18- 8 In urbe s. ex paterna ei successione debetur
Judith. 14- 6 Et omnis successio generis ejus

SUCCESSOR.

Num. 27- 9 Habebit successores fratres suos
Ruth. 4-14 Est passus ut deficeret successor familiæ t.
Eccli. 46- 1 Jesus Nave, successor Moysi in prophetis
48- 8 Et prophetas facis successores post te
2 Mac. 14-26 Regni insidiatorem successorem sibi destin.
Act. 24-27 Accepit successorem Felix Portium Festum.

SUCCESSUS.

Eccli. 3-28 Cor ingrediens duas vias, non habebit successus
-32 Et in operibus justitiæ successus habebit
11-17 Et profectus illius successus habebit
15- 8 Et successum habebunt usque ad inspectionem Dei

SUCCIDO.

Exod. 34-13 Confringe statuas, lucosque succide
Levit. 20- 3 Succidamque eum de medio populi sui
- 5 Succidamque et ipsum et omnes
Deut. 7- 5 Et confringite statuas, lucosque succidite
20-19 Non succides arbores de quib. vesci potest
-20 Succide, et instrue machinas, donec capias
Josue. 17-15 Et succide tibi spatia in terra Pherezæi
-18 Et succides tibi, atq. purgabis ad habitand.
Judic. 6-25 Et nemus, quod circa aram est, succide
-26 Struem lignorum quæ de nemore succideris
-28 Destructam aram Baal, lucumq. succisum
-30 Destruxit aram Baal, et succidit nemus
4 Reg. 3-19 Universum lignum fructiferum succidetis
-25 Et omnia ligna fructifera succiderunt
6- 5 Ut cum unus materiam succidisset
18- 4 Contrivit statuas, et succidit lucos
19-23 Et succidi sublimes cedros ejus
-24 Ego succidi. Et bibi aquas alienas
23-14 Contrivit statuas, et succidit lucos
2 Par. 14- 3 Et confregit statuas, lucosque succidit
31- 1 Et fregerunt simulacra, succideruntq. lucos
34- 4 Et sculptilia succidit atque comminuit
Job. 4-20 De mane usque ad vesperam succidentur
6- 9 Solvat manum suam, et succidat me?
7- 6 Velocius transierunt quam a texente tela succiditur
22-20 Nonne succisa est erectio eorum?
Isai. 9-10 Sycomoros succiderunt, sed cedros immut.
10-33 Et excelsi statura succidentur
14- 8 Dormisti, non ascendet qui succidat nos
29-20 Et succisi sunt omnes qui vigilabant
37-24 Et succidam excelsa cedrorum ejus
38-12 Dum adhuc ordirer, succidit me
44-14 Succidit cedros, tulit ilicem et quercum
Jerem. 22- 7 Et succident electas cedros tuas
46-23 Succiderunt saltum ejus, ait Dominus
48-15 Et civitates illius succiderunt
Ezech. 21-10 Succidisti omne lignum
31-12 Et succident eum alieni et crudelissimi
39-10 Neque succident de saltibus
Dan. 4-11 Et sic ait: Succidite arborem
-20 Succidite arborem, et dissipate illam
Zach. 11- 2 Quoniam succisus est saltus munitus
- 8 Et succidi tres pastores in mense uno
- 9 Moriatur: et quod succiditur, succidatur
Luc. 13- 7 Et non invenio: succide ergo illam
- 9 Sin autem, in futurum succides eam

SUCCISIO.

Deut. 19- 5 Et in succisione lignorum securis fugerit

SUCCINGO.

Job. 30-18 Et quasi capitio tunicæ succinxerunt me
Prov. 30-31 Gallus succinctus lumbos, et aries
Eccli. 36-28 Quasi succinctus latro exiliens de civitate
1 Mac. 3- 3 Et succinxit se arma bellica sua in prælis
2 Mac. 2-33 In ipsa autem historia succingi
Joan. 21- 7 Tunica succinxit se, erat enim nudus
Ephes. 6-14 State ergo succincti lumbos vestros
1 Petr. 1-13 Propter quod succincti lumbos mentis vest.

SUCCLAMO.

Gen. 39-14 Cumq. ego succlamassem, (-15) et audisset
Luc. 23-21 At illi succlamabant, dicentes : Crucifige

SUCCRESCO.

Gen. 26-13 Et ibat proficiens atque succrescens
Exod. 5- 5 Videtis quod turba succreverit
2 Reg. 5-10 Ingrediebatur proficiens atque succrescens
Ezech. 37- 6 Et succrescere faciam super vos carnes
Dan. 8- 3 Unum excelsius altero, atque succrescens

SUCCUMBO.

Levit. 18-23 Mulier non succumbet jumento
20-16 Mulier, quæ succubuerit cuilibet jumento

SUDARIUM.

Luc. 19-20 Quam habui repositam in sudario
Joan. 11-44 Et facies illius sudario erat ligata
20- 7 Et sudarium, quod fuerat super caput ejus
Act. 19-12 Ita ut... deferrentur a corpore ejus sudaria

SUDES.

Josue. 23-13 Et sudes in oculis vestris, donec vos auferat
Job. 40-19 Et in sudibus perforabit nares ejus
Eccli. 37-10 Ne forte mittat sudem in terram

SUDO.

Eccle. 2-11 Et ad labores in quibus frustra sudaveram
Ezech. 24-12 Multo labore sudatum est, et non exivit

SUDOR.

Gen. 3-19 In sudore vultus tui vesceris pane
Eccli. 34-26 Qui aufert in sudore panem
Ezech. 44-18 Et non accingentur in sudore
2 Mac. 2-27 Negotium plenum... sudoris assumpsimus
Luc. 22-44 Et factus est sudor ejus, sicut guttæ

SUE I.

Sextus ultimusque filiorum Abraham ex Cetura.

Gen. 25- 2 Quæ peperit ei Zamra... Jesboc et Suë
1 Par. 1-32 Filii a. Ceturæ... Madian, Jesboc et Suë

SUE II.

Non est nomen filiæ Chananitidis quam accepit uxorem Juda, ut quidam putant, sed est nomen patris ejus, ut patet ex Hebræo.

Gen. 38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi, vocabulo Suë
-12 Mortua est filia Suë uxor Judæ
1 Par. 2- 3 Hi tres nati sunt ei de filia Suë Chananitide

SUE III.

Filius primogenitus Saaph de stirpe Caleb.

1 Par. 2-49 Genuit a. Saaph... Suë patrem Machbena

SUE IV.

Filius Supha filii Helem, in tribu Aser.

1 Par. 7-36 Filii Supha : Suë, Harnapher, et Sua

SUFFECTUS.

2 Mac. 4-31 Relicto suffecto uno ex comit. s. Andronico

SUFFERENTIA.

Eccli. 16-14 Non retardabit sufferentia misericordiam
Jacob. 5-11 Sufferentiam Job audistis, et finem Dom.

SUFFERO.

1 Cor. 13- 7 Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat
2 Cor. 11-19 Libenter enim suffertis insipientes
Hebr. 13-22 Rogo a. vos, fratres, ut sufferatis verbum
Jacob. 1-12 Beatus vir, qui suffert tentationem
1 Petr. 2-20 Si peccantes, et colaphizati suffertis

SUFFICIENTER.

Nahum. 2-12 Leo cepit sufficienter catulis suis, et necavit

SUFFICIENTIA.

2 Cor. 3- 5 Sed sufficientia nostra ex Deo est
9- 6 Semper omnem sufficientiam habentes
1 Tim. 6- 6 Quæstus magnus, pietas cum sufficientia

SUFFICIO.

Gen. 45-28 Sufficit mihi, si adhuc Joseph filius m. vivit
Exod. 12- 4 Ut sufficere possit ad vescendum agnum
Animar. quæ sufficere possunt ad esum agni
16- 4 Et colligat quæ sufficiunt per singulos dies
-16 Colligat unusquisque ex eo quantum sufficit
-21 Quantum sufficere poterat ad vescendum
36- 7 Eo quod oblata sufficerent et superabund.
Num. 11-22 Numquid ovium et boum multitudo cædetur, ut possit sufficere ad cibum ?
16- 3 Sufficiat vobis, quia o. multitudo sanctor. est
Deut. 1- 6 Sufficit vobis quod in hoc monte mansistis
2- 3 Sufficit vobis circuire montem istum : ite
3-26 Nec exaudivit me, sed dixit mihi : Sufficit
1 Reg. 30-22 Sed sufficiat unicuique uxor sua et filii
2 Reg. 24-16 Sufficit : nunc contine manum tuam
3 Reg. 16-31 Nec sufficit ei ut ambularet in peccatis
19- 4 Sufficit mihi, Domine, tolle animam meam
20-10 Si suffecerit pulvis Samariæ pugillis o. pop.
1 Par. 21-15 Sufficit, jam cesset manus tua
2 Par. 29-34 Nec poterant sufficere ut pelles holocaust.
30- 3 Qui poss. sufficere, sanctificati non fuerant
Tobiæ. 5-25 Sufficiebat enim nobis paupertas nostra
6- 6 Cætera salierunt, quæ sufficerent eis
Judith. 2- 8 Cum his quæ exercitibus sufficerent copiose
Esth. 14- 8 Et nunc non eis sufficit, quod durissima
Prov. 12- 9 Melior est pauper, et sufficiens sibi
25-16 Mel invenisti, comede quod sufficit tibi
27-27 Sufficiat tibi lac caprarum in cibos tuos
30-15 Et quartum, quod nunquam dicit : Sufficit
-16 Ignis vero nunquam dicit : Sufficit
Sap. 14-22 Non suffecerat errasse eos circa Dei scient.
18-12 Nec enim ad sepeliendum vivi sufficiebant
-25 Erat enim sola tentatio iræ sufficiens
Eccli. 5- 1 Et ne dixeris : Est mihi sufficiens vita
11-25 Ne dicas : Sufficiens mihi sum
18- 2 Quis sufficit enarrare opera illius ?
31-22 Quam sufficiens est homini erudito vinum
40-18 Vita sibi sufficientis operarii condulcabitur
Isai. 40-16 Et Libanus non sufficiet ad succendendum
Animalia ej. non sufficient ad holocaustum
Jerem. 49- 9 Si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret
Ezech. 44- 6 Sufficiant vobis omnia scelera vestra
45- 9 Dicit Dom... Sufficiat vobis, principes Isr.
Abdiæ. - 5 Nonne furati essent sufficientia sibi ?
2 Mac. 2-33 De præfatione tantum dixisse sufficiat
5-15 Nec ista sufficiunt : ausus est etiam intrare
Matth. 6-34 Sufficit diei malitia sua
10-25 Sufficit discipulo, ut sit sicut magister ejus
25- 9 Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite
Marc. 14-41 Sufficit : venit hora : ecce Filius hominis
Joan. 6- 7 Ducentor. denariorum panes non sufficiunt
14- 8 Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit
2 Cor. 2- 6 Sufficit illi, qui ejusmodi est, objurgatio hæc
3- 5 Non quod sufficientes simus cogitare aliquid
12- 9 Et dixit mihi : Sufficit tibi gratia mea
Philip. 4-11 Ego e. didici, in quibus sum, sufficiens esse
1 Tim. 5-16 Ut iis, quæ vere viduæ sunt, sufficiat
1 Petr. 4- 3 Sufficit e. præteritum tempus ad voluntatem
3 Joan. -10 Et quasi non ei ista sufficiant

SUFFLATORIUM.

Jerem. 6-29 Defecit sufflatorium, in igne consumptum

SUFFLO.

Eccli. 28-14 Si sufflaveris in scintillam, quasi ignis exard.
Isai. 40- 7 Quia spiritus Domini sufflavit in eo
54-16 Ego creavi fabrum sufflantem in igne prunas
Ezech. 21-31 In igne furoris mei sufflabo in te

SUFFOCO, ATUM.

Judic. 5-11 Et hostium suffocatus est exercitus
1 Reg. 17-35 Et suffocabam, interficiebamque eos
Ezech. 36-13 Devoratrix hominum es, et suffocans gent.
Matth. 13- 7 Et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea
-22 Et fallacia divitiarum suffocat verbum
18-28 Suffocabat eum, dicens : Redde quod debes
Marc. 4- 7 Et ascenderunt spinæ, et suffocaverunt illud
-19 Concupiscentiæ introeuntes suffocant verb.
5-13 Et suffocati sunt in mari
Luc. 8- 7 Et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud
-14 Euntes suffocantur, et non referunt fructum
-33 Per præceps in stagnum, et suffocatus est
Act. 15-20 Ut abstineant se a... suffocatis et sanguine
-29 Ut abstineatis vos ab immol... et suffocato
21-25 Ut abstineant se ab idolis... et suffocato

SUFFODIO.

Gen. 49- 6 Et in voluntate sua suffoderunt murum
Exod. 22- 2 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus
Judic. 6-31 Vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus
-32 Ulciscatur se de eo Baal, qui suffodit aram ej.
Psal. 79-17 Suffossa ab increpatione vultus tui peribunt
Eccli. 12-18 Et quasi adjuvans suffodiet plantas tuas
Isai. 23-13 Suffoderunt dom. ej., posuerunt eam in ruin.
Jerem. 51-58 Murus Babylonis iste latissimus suffossione suffodietur
Ezech. 36-35 Et destitutæ atq. suffossæ, munitæ sederunt
Rom. 11- 3 Proph. t. occiderunt, altaria tua suffoderunt

SUFFOSSIO.

Jerem. 51-58 Murus Babylonis iste latissimus suffossione suffodietur

SUFFULCIO.

Eccli. 50- 1 Sacerd. magnus, qui in vita s. suffulsit dom.

SUFFUNDOR.

Num. 12-14 Nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi ?

SUFFUSIO.

4 Reg. 8-11 Conturbatus est usque ad suffusionem vultus
Prov. 23-29 Cui sine causa vulnera? cui suffusio oculorum

SUFFUSORIA.

Zach. 4-12 Rostra aurea, in quibus sunt suffusoria

SUGGERO.

Gen. 40-14 Ut suggeras Pharaoni ut educat me
44-22 Suggessimus domino meo : Non potest puer
Exod. 18-24 Moyses fecit omnia quæ ille suggesserat
Esth. 2- 4 Et ita, ut suggesserant, jussit fieri
6- 4 Aman quippe...intraver..ut suggereret regi
Job. 13-13 Ut loquar quodcumq. mihi mens suggesserit
2 Mac. 6- 8 Suggerentibus Ptolemæis, ut pari modo
13- 4 Et suggerente Lysia hunc esse causam omn.
Joan. 14-26 Suggeret vobis omnia, quæcumque dixero

SUGGESTIO.

Num. 31-16 Deceper. filios Isr. ad suggestionem Balaam
Esth. 16- 7 Quomodo malis quorumdam suggestionibus regum studia depraventur

SUGILLO.

Luc. 18- 5 Ne in novissimo veniens sugillet me

SUGO.

Deut. 32-13 Ut sugeret mel de petra, oleumque de saxo
33-19 Qui inundationem maris quasi lac sugent
Job. 20-16 Caput aspidum suget, et occidet eum lingua
Cant. 8- 1 Quis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meæ ?
Isai. 60-16 Suges lac gentium, et mamilla reg. lactaberis
66-11 Sugatis, et repleamini ab ubere consolationis
-12 Inundant. gloriam gentium, quam sugetis
Joel. 2-16 Congregate parvulos et sugentes ubera
Luc. 11-27 Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti

SUHAM. *Filius Dan filii Jacob.*

Num. 26-42 Suham, a quo familia Suhamitarum

SUHAMITÆ.

Num. 26-42 Suham, a quo familia Suhamitarum
-43 Omnes fuere Suhamitæ, quor. numerus erat

SUHITES.

Baldad Suhites nepos erat Sue filii Abraham ex Cetura, princepsque populi, vel civitatis Suhe in Arabia.

Job. 2- 11 Baldad Suhites, et Sophar Naamathites
8- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
18- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
25- 1 Respondens autem Baldad Suhites, dixit
42- 9 Et Baldad Suhites, et Sophar Naamathites

SUI IPSIUS.

2 Reg. 3- 1 David proficiscens, et semp. se ipso robustior
Deinceps omittitur.

SUILLUS, A.

Isai. 65- 4 Qui comedunt carnem suillam, et jus profan.
66- 3 Quasi qui sanguinem suillum offerat
-17 Qui comedebant carnem suillam
1 Mac. 1-50 Et jussit... et immolari carnes suillas

SULAMITIS.

Cant. 6-12 Revertere, revertere, Sulamitis : revertere
7- 1 Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum ?

SULCUS.

Job. 31-38 Et cum ipsa sulci ejus deflent
Eccli. 7- 3 Non semines mala in sulcis injustitiæ
38-27 Cor suum dabit ad versandos sulcos
Osee. 10- 4 Quasi amaritudo judicium super sulcos agri
-11 Arabit Judas, confringet sibi sulcos Jacob
12-11 Altaria eorum quasi acervi super sulcos

SULPHUR.

Gen. 19-24 Super Sodomam et Gomorrham sulphur
Deut. 29-23 Sulphure et salis ardore comburens
Job. 18-15 Aspergatur in tabernaculo ejus sulphur
Psal. 10- 7 Ignis, et sulphur, et spiritus procellarum
Isai. 30-33 Flatus Domini sicut torrens sulphuris
34- 9 Et humus ejus in sulphur
Ezech. 38-22 Ignem et sulphur pluam super eum
Luc. 17-29 Pluit ignem et sulphur de cœlo
Apoc. 9-17 Procedit ignis, et fumus, et sulphur
-18 De igne, et de fumo, et sulphure
14-10 Cruciabitur igne et sulphure in conspectu
19-20 Hi duo in stagnum ignis ardentis sulphure
20- 9 Missus est in stagnum ignis et sulphuris
21- 8 In stagno ardenti igne et sulphure

SULPHUREUS.

Apoc. 9-17 Loricas... hyacinthinas et sulphureas

SUM.

Gen. 1- 2 Terra autem erat inanis et vacua
Deinceps omittitur, exceptis locis notabilioribus.
Gen. 3- 9 Vocavitq... Deus Adam, et dixit ei : Ubi es?
-19 Quia pulvis es, et in pulverem reverteris
Exod. 3-14 Dixit D. ad Moysen : Ego sum qui sum
Dices filiis Isr. : Qui est, misit me ad vos
16- 8 Nos enim quid sumus?
17- 7 Est-ne Dominus in nobis, an non?
32-26 Si quis est Domini, jungatur mihi
Josue. 1- 5 Sicut fui cum Moyse, ita ero tecum
7-12 Non ero ultra vobiscum, donec conteratis
Judic. 5- 3 Ego sum, ego sum, quæ Domino canam
6-16 Dixitque ei Dominus : Ego ero tecum
1 Reg. 3-19 Crevit a. Samuël, et Dominus erat cum eo
16-18 Et Dominus est cum eo
18-12 Eo quod Dominus esset cum eo
28-19 Cras autem tu et filii tui mecum eritis
2 Reg. 7- 9 Fui tecum in omnibus ubicumque
3 Reg. 11-38 Ero tecum, et ædificabo tibi domum
4 Reg. 18- 7 Unde et erat Dominus cum eo
Judith. 8-11 Qui estis vos, qui tentatis Dominum?
Job. 29- 2 Ut sim juxta menses pristinos
38- 4 Ubi eras quando ponebam fundamenta
Psal. 36-36 Transivi, et ecce non erat
Eccle. 1- 9 Quid est quod fuit?
Quid est quod factum est?
Sap. 2- 2 Post hoc erimus tamquam non fuerimus
Isai. 40-17 Quasi non sint, sic sunt coram eo
41-24 Ecce, vos estis ex nihilo, et opus vestrum
43-10 Et intelligatis quia ego ipse sum
-11 Ego sum, ego sum Dominus, et non est absque me Salvator
-25 Ego sum, ego sum ipse qui deleo
Jerem. 7-11 Ego, ego sum : ego vidi, dicit Dominus
Ezech. 28-19 Nihili factus es, et non eris in perpetuum
Abdiæ. -16 Et absorbebunt, et erunt quasi non sint
Soph. 2-15 Ego sum, et extra me non est alia amplius
Matth. 5-37 Sit autem sermo vester, Est, est
28-20 Ego vobiscum sum omnibus diebus
Luc. 3-38 Qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei
Et sic ante in præcedentibus.
Joan. 4-26 Ego sum, qui loquor tecum
6-20 Dicit eis : Ego sum, nolite timere
7-29 Ego scio eum : quia ab ipso sum
8-58 Antequam Abraham fieret, ego sum
13-19 Cum factum fuerit, credatis quia ego sum
14- 3 Ad me ipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis
-20 Cognoscetis, quia ego sum in Patre meo
17-24 Volo ut ubi sum ego, et ibi sint mecum
18- 5 Dicit eis Jesus : Ego sum
- 6 Ut ergo dixit eis, Ego sum, abierunt
Rom. 11-36 Et per ipsum, et in ipso sunt omnia
1 Cor. 1-28 Ea quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrueret
2 Cor. 1-17 Ut sit apud me est et non
-18 Non est in illo est et non
-19 Non fuit est et non, sed est in illo fuit
-20 Quotquot... Dei sunt, in illo est
Galat. 2- 2 Iis qui videbantur aliquid esse
4-12 Estote sicut ego, quia et ego sicut vos
6- 3 Existimat se aliquid esse, cum nihil sit
Jacob. 5-12 Sit autem sermo vester : Est, est
1 Joan. 1- 1 Quod fuit ab initio, quod audivimus
2- 5 In hoc charitas Dei perfecta est : et in hoc scimus quoniam in ipso sumus
Apoc. 1- 4 Qui est, et qui erat, et qui venturus est
- 8 Ego sum A et Ω, principium et finis
22-13 Ego sum A et Ω, primus et novissimus
-16 Ego sum radix et genus David, stella

SUMMA.

Exod. 30-12 Quando tuleris summam filiorum Israël
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis
49 Neque pones summam eorum cum filiis
Num. 2- 4 Omnis de stirpe ejus summa pugnantium
3-40 Et supra, et habebis summam eorum
4- 2 Tolle summam filiorum Caath
-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson
26- 2 Numerate omnem summam filiorum Israël
-51 Ista est summa filiorum Israel
31-26 Tollite summam eorum quæ capta sunt
3 Reg. 9-15 Hæc est summa expensarum
1 Par. 4-27 Adæquare summam filiorum Juda
9- 1 Summa eorum scripta est in libro Regum
2 Par. 9-14 Excepta ea summa, quam legati diversar.
-15 De summa sexcentorum aureorum
24-27 Summa pecuniæ quæ adunata fuerat
Esth. 3-14 Summa autem epistolarum hæc fuit
8-13 Summaque epistolæ hæc fuit
2 Mac. 9-24 Cui esset rerum summa derelicta
Act. 22-28 Multa summa civilitatem hanc consecutus

SUMMATIM.

Dan. 7- 1 Summatimque perstringens, ait

SUMMITAS.

Gen. 6-16 In cubito consummabis summitatem ejus
44- 1 Pecuniam singulorum in summitate sacci
- 8 Quam invenimus in summitate saccorum
Exod. 26- 4 Ac summitatibus facies cortinarum
28- 7 Habebit in utroque latere summitatum
-23 Pones in utraque rationalis summitate
-26 Quos pones in summitatibus rationalis
37- 8 Cherub unum in summitate unius partis, et cherub alterum in summitate partis alterius : duos cherubim in singulis summitatibus propitiatorii
38- 5 Annulis per totidem retiaculi summitates
39- 4 In utroque latere summitatum
Deut. 28-64 A summitate terræ usque ad terminos ejus
Josue. 15- 2 Initium ejus a summitate maris Salsissimi
- 8 Occidentem in summitate vallis Raphaim
Judic. 1- 6 Cæsis summitatibus manuum ejus ac pedum
- 7 Amputatis manuum ac pedum summitatib.
6-21 Extendit Angelus Dom. summitatem virgæ
-26 In summitate petræ hujus, super quam
9-25 Adversus eum in summitate montium
1 Reg. 14-27 Extenditque summitatem virgæ
-43 Gustans gustavi in summitate virgæ
15-27 Apprehendit summitatem pallii ejus
24-12 Cum præscinderem summitatem chlamydis
2 Reg. 2-25 Steterunt in summitate tumuli unius
15-32 Ascenderet David summitatem montis
3 Reg. 6-15 Usque ad summitatem parietum
-24 A summitate alæ unius usque ad alæ alterius summitatem
7- 7 A pavimento usque ad summitatem
- 9 A fundamento usque ad summitatem
-18 Capitella, quæ erant super summitatem
-20 Alia capitella in summitate columnarum
-31 Intrinsecus erat in capitis summitate
-35 In summitate autem basis erat quædam rotunditas dimidii cubiti
8- 8 Summitates eorum foris sanctuarium
10-19 Et summitas throni rotunda erat
4 Reg. 19-23 Excelsa montium in summitate Libani
2 Par. 20-16 Invenietis illos in summitate torrentis
Esth. 5- 2 Osculata est summitatem virgæ ejus
Job. 24-24 Et sicut summitates spicarum conterentur
Isai. 13- 5 De terra procul, a summitate cœli
17- 6 Vel trium olivarum in summitate rami
27-10 Accubabit, et consumet summitates ejus
37-24 Introibo altitudinem summitatis ejus
Jerem. 25-32 Egredietur a summitatibus terræ
Ezech. 5- 3 Et ligabis eos in summitate pallii tui
6-13 Et in cunctis summitatibus montium
17- 4 Summitatem frondium ejus avulsit
31- 8 Non adæquaverunt summitatem ejus
-10 Et dedit summitatem suam virentem
43-12 Lex domus in summitate montis
Dan. 11-45 Et veniet usque ad summitatem ejus
Aggæi. 2-13 Et tetigerit de summitate ejus panem

SUMMITTO. *Vid.* Submitto.

3 Reg. 1-31 Summissoque Bethsabee in terram vultu
Luc. 5-19 Per tegulas summiserunt eum cum lecto
Act. 6-11 Tunc summiserunt viros, qui dicerent se
11- 5 Quatuor initiis summitti de cœlo
27-17 Summisso vase sic ferebantur
-28 Qui et summittentes bolidem, invenerunt

SUMMUS, A, UM, *adj.;* et SUMMUM, *subst.*

Exod. 26-28 Medias tabulas a summo usque ad summum
Num. 23- 9 De summis silicibus videbo eum
Deut. 4-32 A summo cœlo usque ad summum ejus
4 Reg. 9-35 Calvariam, et pedes, et summas manus
10-21 Domus Baal, a summo usque ad summum
2 Par. 11-12 Firmavitque eas summa diligentia
25-12 Præcipitaveruntq. eos de summo in præceps
Tobiæ. 3-24 In conspectu gloriæ summi Dei
4-12 Fiducia magna erit coram summo Deo
Judith. 15- 9 Joacim autem summus pontifex
Psal. 17-17 Misit de summo, et accepit me
18- 7 A summo cœlo egressio ejus
Et occursus ejus usque ad summum ejus
71-16 Firmamentum in terra in summis montium
73- 5 Sicut in exitu super summum
Prov. 8- 2 In summis excelsisque verticibus
Eccle. 5-13 Filium, qui in summa egestate erit
Sap. 12-23 Quæ coluerunt, dedisti summa tormenta
Eccli. 16-16 Et ex summo quis mei memorabitur?
Isai. 56-11 A summo usque ad novissimum
Jerem. 25-33 A summo terræ usque ad summum ejus
48-28 Columba nidificans in summo ore foraminis
49-35 Et summam fortitudinem eorum
51-31 Civitas ejus a summo usque ad summum
1 Mac. 10-20 Constituimus te hodie summum sacerdotem
-32 Et do eam summo sacerdoti, ut constituat
-38 Alii potestati, nisi summi sacerdotis
-69 Misit ad Jonathan summum sacerdotem
12- 3 Et dixerunt : Jonathas summus sacerdos
- 6 Jonathas summus sacerdos, et seniores
- 7 Epistolæ ad Oniam summum sacerdotem
13-36 Rex Demetrius Simoni summo sacerdoti
-42 Anno primo sub Simone summo sacerdote
14-17 Factus esset summus sacerdos loco ejus
-38 Statuit illi summum sacerdotium
-41 Esse ducem suum, et summum sacerdotem
-47 Placuit ei ut summo sacerdotio fungeretur
16-12 Erat enim gener summi sacerdotis
2 Mac. 3- 2 Locum summo honore dignum ducerent
- 9 A summo sacerdote... esset exceptus
-10 Tunc summus sacerdos ostendit deposita
-16 Qui videbat summi sacerdotis vultum
-32 Considerans autem summus sacerdos
-33 Cumque summus sacerdos exoraret
4- 7 Ambiebat Jason... summum sacerdotium
-24 In semet. retorsit summum sacerdotium
5-20 Reconciliatione cum summa gloria exaltab.
7- 4 Summas quoq. manus et pedes ei præscindi
8-35 Summam infelicitatem de interitu
13-16 Summoque metu ac perturbatione
14- 3 Alcimus... qui summus sacerdos fuerat
- 7 (Dico autem summo sacerdotio)
-13 Maximi templi summum sacerdotem
15- 6 Quidem cum summa superbia erectus
-12 Oniam, qui fuerat summus sacerdos
-35 Suspendit a. Nicanoris caput in summa arce
Matth. 24-31 A summis cœlorum usque ad terminos
27-51 In duas partes, a summo usque deorsum
Marc. 8-31 Et a summis sacerdotibus et Scribis
11-27 Accedunt ad eum summi sacerdotes
13-27 A summo terræ, usque ad summum cœli
14- 1 Quærebant summi sacerdotes et Scribæ
-10 Abiit ad summos sacerdotes, ut proderet
-43 A summis sacerdotibus et Scribis
-47 Percussit servum summi sacerdotis
-53 Adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem
-54 Usque intro in atrium summi sacerdotis
-55 Summi vero sacerdotes et omne concilium
-60 Exurgens summus sacerdos in medium
-61 Rursum summus sacerdos interrogabat
-63 Summus a. sacerdos scindens vestimenta
-66 Venit una ex ancillis summi sacerdotis
15-38 In duo, a summo usque deorsum
Luc. 24-20 Eum tradiderunt summi sacerdotes
Joan. 2- 7 Et impleverunt eas usque ad summum
Act. 23- 4 Summum sacerdotem Dei maledicis?
Ephes. 2-20 Ipso summo angulari lapide Christo Jesu
Hebr. 7- 1 Rex Salem, sacerdos Dei summi
1 Petr. 2- 6 Pono in Sion lapidem summum angularem

SUMO.

Gen. 2-23 Virago, quoniam de viro sumpta est
3-19 Revertaris in terram de qua sumptus es
-22 Sumat etiam de ligno vitæ, et comedat
-23 Ut operaretur terram de qua sumptus est
15- 9 Sume, inquit, mihi vaccam triennem
24-48 Ut sumerem filiam fratris domini mei
27- 3 Sume arma tua, pharetram, et arcum
38-19 Depositoque habitu, quem sumpserat
42-33 Cibaria domibus vestris necessaria sumite
43-11 Sumite de optimis terræ fructibus
-34 Sumptis partibus quas ab eo acceperant
Exod. 2- 3 Sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit eam
4- 9 Sume aquam fluminis, et effunde eam
-17 Virgam quoque hanc sume in manu tua
12- 7 Et sument de sanguine ejus, ac ponent
15-20 Sumpsit ergo Maria prophetissa
16-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man
17- 5 Et sume tecum de senioribus Israel
-12 Sumentes igitur lapidem, posuerunt
24- 8 Sumptum sanguinem respersit in populum
28- 9 Sumesque duos lapides onychinos

Exod. 29-12 Sumptumque de sanguine vituli
-13 Sumes et adipem totum qui operit
-15 Unum quoque arietem sumes
-20 Cum immolaveris, sumes de sanguine ejus
-26 Sumes quoque pectusculum de ariete
30-23 Sume tibi aromata, primæ myrrhæ
-34 Sume tibi aromata, stacten et onycha
Levit. 4-34 Sumetque sacerdos de sanguine ejus
7-26 Sanguinem... omnis animalis non sumetis
8-23 Sumens de sanguine ejus, tetigit extremum
12- 8 Sumet duos turtures vel duos pullos
14-49 In purificationem ejus sumet duos passeres
15-14 Die autem octavo sumet duos turtures
16-18 Sumptum sanguinem vituli atque hirci
18-17 Et filiam filiæ illius non sumes
23-40 Sumetisque vobis die primo fructus
Num. 4- 9 Sument et pallium hyacinthinum
18- 2 Et sceptrum patris tui sume tecum
24-15 Sumpta igitur parabola, rursum ait
Deut. 1-25 Sumentes de fructibus ejus
25- 7 Nec me in conjugem sumere
Josue. 4-20 Quos de Jordanis alveo sumpserant
9-12 Ut veniremus ad vos, calidos sumpsimus
Judic. 7- 8 Sumptis itaque pro numero cibariis
14- 9 Quem cum sumpsisset in manibus
16-25 Sumptis jam epulis, præceperunt
Ruth. 4-10 Uxorem Mahalon, in conjugium sumpserim
1 *Reg.* 25-39 Ut sumeret eam sibi in uxorem
2 *Reg.* 12- 4 Parcens ille sumere de ovibus et de bobus
3 *Reg.* 1-39 Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei
9-28 Sumptum inde aurum... detulerunt ad reg.
22-30 Sume arma, et ingredere prælium
2 *Par.* 17- 6 Cumque sumpsisset cor ejus audaciam
2 *Esdr.* 5- 4 Mutuo sumamus pecunias in tributa regis
Tobiæ. 3- 3 Ne vindictam sumas de peccatis meis
4-14 In ipsa enim initium sumpsit omnis perditio
11-13 Sumens Tobias de felle piscis, linivit oculos
Judith. 11- 4 Dixit illi Judith : Sume verba ancillæ tuæ
15- 1 Metu agitati, fugæ præsidium sumunt
Esth. 1- 8 Ut sumeret unusquisque quod vellet
6-10 Festina, et sumpta stola et equo
Job. 42- 8 Sumite ergo vobis septem tauros
Psal. 48-18 Cum interierit, non sumet omnia
80- 3 Sumite psalmum, et date tympanum
81- 2 Usquequo... facies peccatorum sumitis ?
138- 9 Si sumpsero pennas meas diluculo
Prov. 21-11 Si sectetur sapientem, sumet scientiam
22-25 Ne... et sumas scandalum animæ tuæ
27- 7 Esuriens etiam amarum pro dulci sumet
29- 2 Cum impii sumpserint principatum
Sap. 5-20 Sumet scutum inexpugnabile æquitatem
Eccli. 20- 8 Qui potestatem sibi sumit injuste, odietur
Isai. 8- 1 Sume tibi librum grandem, et scribe
14- 4 Sumes parabolam istam contra regem
22- 6 Et Ælam sumpsit pharetram, currum
23-16 Sume citharam, circui civitatem, meretrix
44-15 Sumpsit ex eis, et calefactus est
56-12 Sumamus vinum, et impleamur ebrietate
Jerem. 7-29 Projice, et sume in directum planctum
25-15 Sume calicem vini furoris hujus
32-14 Sume libros istos, librum,. hunc signatum
36-14 Volumen... sume in manu tua, et veni
-21 Misitque rex Judi, ut sumeret volumen
43- 9 Sume lapides grandes in manu tua
46-10 Ut sumat vindictam de inimicis suis
Ezech. 4- 1 Et tu, fili hominis, sume tibi laterem
- 3 Et tu sume tibi sartaginem ferream
- 9 Et tu sume tibi frumentum et hordeum
5- 1 Tu, fili hominis, sume tibi gladium acutum
- 3 Sumes inde parvum numerum : et ligabis
10- 6 Sume ignem de medio rotarum, quæ sunt
- 7 Et sumpsit, et dedit in manus ejus
16-16 Et sumens de vestimentis tuis, fecisti
-18 Et sumpsisti vestimenta tua multicoloria
17-22 Et sumam ego de medulla cedri sublimis
37-16 Et tu, fili hominis, sume tibi lignum unum
38-13 Numquid ad sumenda spolia tu venis ?
45-18 Sumes vitulum de armento immaculatum
Osee. 1- 2 Vade, sume tibi uxorem fornicationum
2- 9 Sumam frumentum meum in tempore suo
Mich. 2- 4 In die illa sumetur super vos parabola
4- 3 Non sumet gens adversus gentem gladium
Habac. 2- 6 Numq. non o. isti sup. eum parab. sument
Zach. 6-10 Sume a transmigrat., ab Holdai, et a Tobia
-11 Sumes aurum et argent. : et facies coronas
11-15 Adhuc sume tibi vasa pastoris stulti
14-21 Et sument ex eis, et coquent in eis
1 *Mac.* 1-28 Omnis maritus sumpsit lamentum
4-18 Et expugnate eos, et sumetis postea spolia
5-35 Et sumpsit spolia ejus, et succendit eam
13-17 Ne inimicitiam magnam sumeret ad popul.
15-33 Dixit ei : Neque alienam terram sumpsimus
16-16 Sumpserunt arma s. et intrav. in convivium
2 *Mac.* 5-16 Et scelestis manibus sumens sancta vasa
10-27 Sumptis armis, longius de civit. procedentes
2 *Mac.* 11- 7 Macha., sumptis armis, cæteros adhortatus
15- 5 Ego potens sum super terram, qui impero sumi arma
Matth. 15-26 Non est bonum sumere panem filiorum
16- 9 Nond. intellig.. et quot cophinos sumpsistis?
-10 Millia homin., et quot sportas sumpsistis ?
17-26 Illum sumens, da eis pro me et te
25- 3 Accept. lampad. non sumpserunt oleum sec.
Marc. 7-27 Non est enim bonum sumere panem filior.
8-14 Obliti s. panes sumere : et nisi unum panem
14-22 Dedit eis, et ait : Sumite, hoc est corpus m.
Luc. 6- 4 Panes propositionis sumpsit, et manducavit
24-43 Cum manducasset coram eis, sumens reliq.
Joan. 10-17 Quia ego pono anim. m. ut iter. sumam e.
-18 Et potestatem habeo iterum sumendi eam
Act. 2-46 Sumebant cibum cum exultatione et simpl.
15-14 Visitavit sumere ex gentib. popul. nomini s.
27-33 Rogabat Paulus omnes sumere cibum dicens
-35 Sumens panem, gratias egit Deo in consp.
-36 Animæquiores... et ipsi sumpserunt cibum
1 *Cor.* 5-11 Cum ejusmodi nec cibum sumere
Ephes. 6-16 In om. sumentes scutum fidei, in quo possitis
Hebr. 5- 4 Nec quisquam sumit sibi honorem
7- 5 Mandatum habent decim. sumere a populo
- 6 Decimas sumpsit ab Abraham
Jacob. 3- 1 Scientes quoniam majus judicium sumitis
Apoc. 6- 4 Datum est ei ut sumeret pacem de terra

SUMPTUS.

1 *Esdr.* 6- 4 Sumptus autem de domo regis dabuntur
- 8 Sumptus dentur viris illis ne impediatur op.
1 *Mac.* 3-30 In sumptus et donaria, quæ dederat ante
10-39 Qui sunt in Jerusal. ad necessarios sumptus
-44 Sumptus dabuntur de ratione regis
-45 Sumptus dabuntur de ratione regis
2 *Mac.* 3- 3 De redditibus suis præstaret omnes sumptus
4-19 Sed in alios sumptus eas deputari
9-16 Pertinentes ad sacrificia sumptus
Luc. 14-28 Computat sumptus, qui necessarii sunt
1 *Cor.* 9-18 Prædicans, sine sumptu ponam Evangelium

SUNAM.

Fuit hæc urbs in tribu Issachar, ad latus Australe montis Hermon.

1 *Reg.* 28- 4 Venerunt, et castrametati sunt in Sunam
4 *Reg.* 4- 8 Et transibat Eliseus per Sunam

SUNAMITIS.

3 *Reg.* 1- 3 Et invenerunt Abisag Sunamitidem
-15 Et Abisag Sunamitis ministrabat ei
2-17 Ut det mihi Abisag Sunamitidem uxorem
-21 Detur Abisag Sunamitis Adoniæ fratri tuo
-22 Quare postul. Abisag Sunamitidem Adoniæ?
4 *Reg.* 4-12 Voca Sunamitidem istam
-25 Ait ad Giezi... Ecce Sunamitis illa
-36 Dixit ei : Voca Sunamitidem hanc

SUNEM. *Eadem est cum Sunam.*

Josue. 19-18 Fuitq. ejus hæreditas... Sunem

SUNI.

Tertius e septem filiis Gad, princeps Sunitarum.

Gen. 46-16 Filii Gad : Sephion, et Haggi, et Suni
Num. 26-15 Suni, ab hoc familia Sunitarum

SUNITÆ.

Num. 26-15 Suni, ab hoc familia Sunitarum

SUPELLEX.

Gen. 31-37 Scrutatus es omnem supellectilem meam
45-20 Nec dimittatis quidquam de supellectili
Exod. 30-28 Et universam supellectilem (*unges*)
39-32 Obtulerunt... universam supellectilem
Levit. 8-10 Linivit tabernac. cum omni supellectili sua
13-59 Subtegminis omnisque supellectilis pelliceæ
Num. 3-31 Velum cunctamque hujuscemodi supellectilem
4-32 Et supellectilem ad numerum accipient
19-18 Asperget ex eo omne tentorium et cunctam supellectilem
31- 9 Ceperunt... omniaque pecora et cunctam supellectilem
Deut. 13-16 Quidquid etiam supellectilis fuerit, congregabis in medio platearum
Josue. 6-23 Cunctam supellectilem ac cognationem illius
7-24 Tollens... et cunctam supellectilem
Judic. 5-30 Supellex varia ad ornanda colla congeritur
3 *Reg.* 10-21 Et universa supellex domus saltus Libani
1 *Par.* 26-27 Ad instaurationem et supellectilem templi Domini
2 *Par.* 15-18 Aurum, vasorumq. diversam supellectilem
20-25 Invenerunique inter cadavera variam supellectilem
29-19 Cunctamque templi supellectilem
1 *Esdr.* 1- 6 In substantia et jumentis, in supellectili
Judith. 15-14 Et vestibus, et gemmis, et omni supellectili
Isai. 39- 2 Omnes apothecas supellectilis suæ
Ezech. 27- 9 Nautas ad ministerium variæ supellectilis
-27 Gubernatores t., qui teneb. supellectilem t.
38-13 Auferas supellectilem atque substantiam

SUPER.

Gen. 1- 2 Tenebræ erant super faciem abyssi
Deinceps omittitur.

SUPERABUNDANTER.

Ephes. 3-20 Potens est omnia facere superabundanter

SUPERABUNDANTIA.

Levit. 25-37 Frugum superabundantiam non exiges
Ezech. 18-17 Usuram et superabundantiam non acceperit
22-12 Usuram et superabundantiam accepisti

SUPERABUNDO.

Exod. 36- 7 Quod oblata sufficerent et superabundarent
Rom. 5-20 Abundavit delictum, superabundavit gratia
2 *Cor.* 7- 4 Superabundo gaudio in omni tribulatione
Ephes. 1- 8 Superabundavit in nobis, in omni sapientia
1 *Tim.* 1-14 Superabundavit autem gratia Dom. nostri

SUPERADULTA.

1 *Cor.* 7-36 Existimat super virgine sua, quod sit superadulta

SUPERÆDIFICO.

1 *Cor.* 3-10 Fundamentum posui : alius autem superædificat. Unusquisque autem videat quomodo superædificet
-12 Si quis aut. superædificat super fundament.
-14 Si cuj. opus manserit quod superædificavit
Ephes. 2-20 Superædificati super fundamentum
Colos. 2- 7 Radicati et superædificati in ipso
1 *Petr.* 2- 5 Ipsi tanquam lapides vivi superædificamini
Judæ. -20 Superædificantes vosmet. sanctiss. v. fidei

SUPERBE.

Exod. 18-11 Eo quod superbe egerint contra illos
2 *Esdr.* 9-10 Cognovisti enim quia superbe egerant
-16 Et patres nostri superbe egerunt
-29 Ipsi vero superbe egerunt, et non audierunt
Joel. 2-20 Ascendet putredo ejus, quia superbe egit
1 *Mac.* 7-34 Locutus est superbe, (-35) et juravit cum ira
-47 Dexteram ejus, quam extenderat superbe
2 *Mac.* 9- 4 Ita superbe locutus est se venturum Jeros.

SUPERBIA.

Levit. 26-19 Conteram superbiam duritiæ vestræ
Num. 15-30 Anima vero, quæ per superbiam aliquid commiserit
Deut. 1-43 Tumentes superbia, ascendistis in montem
17-13 Ut nullus deinceps intumescat superbia
-20 Nec elevetur cor ej. in superbiam sup. fratr.
1 *Reg.* 17-28 Novi superbiam tuam et nequitiam cordis
4 *Reg.* 19-28 Superbia tua ascendit in aures meas
2 *Par.* 25-19 Idcirco erigitur cor tuum in superbiam
Tobiæ. 4-14 Superbiam nunquam in tuo sensu
Judith. 6-15 Intuere superbiam eorum, et respice
8-17 Conturbatum est cor nost. in superbia eor.
9-12 Ut gladio proprio ejus superbia amputetur
13-28 Contemptu superbiæ suæ Deum Israël contempsit
Esth. 13-12 Scis quia non pro superbia et contumelia
14-16 Quod abominer signum superbiæ et gloriæ
16- 2 Multi bonitate... abusi sunt in superbiam
Job. 10-16 Propter superbiam quasi leænam capies me
11-12 Vir vanus in superbiam erigitur
20- 6 Si ascenderit usque ad cœlum superbia ejus
24-23 Et ille abutitur eo in superbiam
33-17 Ut avertat hominem... et liberet eum de superbia
35-12 Non exaudiet propter superbiam malorum
41-25 Ipse est rex super universos filios superbiæ
Psal. 16-10 Os eorum locutum est superbiam
30-19 Quæ loquuntur adversus justum iniquitatem, in superbia et in abusione
-24 Retribuet abundanter facientib. superbiam
35-12 Non veniat mihi pes superbiæ : et manus
58-13 Et comprehendantur in superbia sua
72- 6 Ideo tenuit eos superbia, operti sunt iniquit.
73- 3 Leva manus tuas in superbias eor. in finem
-23 Superbia eorum, qui te oderunt, ascendit
100- 7 Non habitabit in medio domus meæ qui facit superbiam
Prov. 8-13 Arrogantiam et superbiam... detestor
11- 2 Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia
14- 3 In ore stulti virga superbiæ : labia autem
16-18 Contritionem præcedit superbia
21-24 Vocatur indoctus qui in ira oper. superbiam
Sap. 5- 8 Quid nobis profuit superbia? aut divitiarum

Eccli. 10- 7 Odibilis coram Deo est et hominib. superbia
-14 Initium superbiæ hominis, apostatare a Deo
-15 Initium omnis peccati est superbia
-22 Non est creata hominibus superbia
13- 1 Qui communicaverit superbo, induet superbiam
15- 7 Longe enim abest a superbia et dolo
16- 9 Execratus est eos præ superbia verbi illorum
21- 5 Et domus... annulabitur superbia
22-27 Excepto convit., et improperio, et superbia
Isai. 9- 9 In superbia et magnitudine cordis dicentes
-18 Et convolvetur superbia fumi
13-11 Quiescere faciam superbiam infidelium
-19 Inclyta superbia Chaldæorum
14-11 Detracta est ad inferos superbia tua
16- 6 Audivimus superbiam Moab, superbus est valde : superbia ejus et arrogantia ejus
23- 9 Ut detraheret superbiam omnis gloriæ
28- 1 Væ coronæ superbiæ, ebriis Ephraïm
- 3 Conculcabitur corona superbiæ ebriorum
30- 7 Superbia tantum est, quiesce
37-29 Superbia tua ascendit in aures meas
60-15 Ponam te in superbiam sæculorum, gaudium
Jerem. 12- 5 Quid facies in superbia Jordanis
13- 9 Sic putrescere faciam superbiam Juda
-17 Plorabit anima mea a facie superbiæ
48-29 Audivimus superbiam Moab
Superbiam, et altitudinem cordis ejus
49-16 Decepit te, et superbia cordis tui
-19 Quasi leo ascendet de superbia Jordanis
50-44 Quasi leo ascendet de superbia Jordanis
Ezech. 7-10 Floruit virga, germinavit superbia
-20 Ornamentum... in superbiam posuerunt
-24 Quiescere faciam superbiam potentium
16-49 Iniquitas Sodomæ sororis tuæ, superbia
-56 Audita in ore tuo, in die superbiæ tuæ
24-21 Sanctuarium meum, superbiam imperii vestri
30- 6 Et destructur superbia imperii ejus
-18 Defecerit in ea superbia potentiæ ejus
32-12 Et vastabunt superbiam Ægypti
Dan. 4-34 Gradientes in superbia potest humiliare
5-20 Spiritus illius obfirmatus est ad superbiam
Osee. 7-10 Humiliabitur superbia Israel in facie ejus
Amos. 6- 8 Detestor ego superbiam Jacob
8- 7 Juravit Dominus in superbiam Jacob
Abdiæ. - 3 Superbia cordis tui extulit te
Nahum. 2- 2 Reddidit Dominus superbiam Jacob, sicut superbiam Israel
Soph. 2-10 Hoc eis eveniet pro superbia sua
3-11 Auferam... magniloquos superbiæ tuæ
Zach. 9- 6 Et disperdam superbiam Philisthinorum
10-11 Et humiliabitur superbia Assur
11- 3 Quoniam vastata est superbia Jordanis
1 Mac. 1-23 Intravit in sanctificationem cum superbia
-25 Et locutus est in superbia magna
2-47 Et persecuti sunt filios superbiæ
-49 Nunc confortata est superbia
3-20 In multitudine contumaci et superbia
2 Mac. 1-28 Et contumeliam facientes in superbia
5-21 Existimans se præ superbia...
7-36 Justas superbiæ tuæ pœnas exolves
9- 7 Superbia repletus, ignem spirans animo
- 8 Supra humanum modum superbia repletus
-11 Cœpit ex gravi superbia deductus
15- 6 Cum summa superbia erectus, cogitaverat
Marc. 7-22 Oculus malus, blasphemia, superbia
1 Tim. 3- 6 Ne in superbiam elatus, in judicium incidat
Jacob. 4-16 Nunc autem exultatis in superbiis vestris
1 Joan. 2-16 Concupiscentia oculorum, et superbia vitæ

SUPERBIO.

Deut. 17-12 Qui autem superbierit, nolens obedire
32-27 Ne forte superbirent hostes eorum
Job. 15-20 Cunctis diebus suis impius superbit
Ps. H. 10- 2 Dum superbit impius, incenditur pauper
Eccli. 10- 9 Quid superbit terra et cinis ?
Isai. 61- 6 Et in gloria earum superbietis

SUPERBUS, A, UM.

Judith. 9-16 Nec superbi ab initio placuerunt tibi
Esth. 13-12 Ut non adorarem Aman superbissimum
Job. 26-12 Et prudentia ejus percussit superbum
40- 6 Disperge superbos in furore tuo
- 7 Respice cunctos superbos, et confunde
Psal. 17-28 Et oculos superborum humiliabis
88-11 Humiliasti sicut vulneratum, superbum
93- 2 Redde retributionem superbis
100- 5 Superbo oculo, et insatiabili corde
118-21 Increpasti superbos : maledicti
-51 Superbi inique agebant usquequaque
-69 Multiplicata est... iniquitas superborum
-78 Confundantur superbi, quia injuste
Psal. 118-122 Non calumnientur me superbi
122- 4 Et despectio superbis
139- 6 Absconderunt superbi laqueum mihi
Prov. 8-18 Gloria, opes superbæ, et justitia
13-10 Inter superbos semper jurgia sunt
15-25 Domum superborum demolietur Dominus
16-19 Quam dividere spolia cum superbis
21-24 Superbus et arrogans vocatur indoctus
29-23 Superbum sequitur humilitas
Sap. 14- 6 Ab initio cum perirent superbi gigantes
15-14 Et infelices supra modum animæ superbi
Eccli. 3-30 Synagogæ superborum non erit sanitas
4- 9 Qui injuriam patitur de manu superbi
10-17 Sedes ducum superborum destruxit Deus
-18 Radices gentium superbarum arefecit
-21 Memoriam superborum perdidit Deus
11-32 Caprea in laqueum : sic et cor superborum
13- 1 Qui communicaverit superbo, induet
-24 Sicut abominatio est superbo humilitas
-26 Locutus est superba, et justificaverunt illum
21- 5 Sic substantia superbi eradicabitur
23- 8 Superbus et maledicus scandalizabitur
25- 4 Pauperem superbum : divitem mendacem
27-16 Effusio sanguinis in rixa superborum
-31 Illusio, et improperium superborum
31-31 Sic vinum corda superborum arguet
32-16 Et non in delictis et verbo superbo
-22 Et superbus non pertimescet timorem
35-23 Donec tollat plenitudinem superborum
48-20 Et superbus factus est potentia sua
51-14 In tempore superborum sine adjutorio
Isai. 2-12 Dies Domini... super omnem superbum :
16- 6 Moab, superbus est valde
51- 9 Numquid non tu percussisti superbum ?
Jerem. 43- 2 Et omnes viri superbi, dicentes
48-29 Moab : superbus est valde
50-31 Ecce ego ad te, superbe, dicit Dominus
-32 Et cadet superbus, et corruet
Ezech. 33-28 Et deficiet superba fortitudo ejus
Mich. 2- 3 Et non ambulabitis superbi, quoniam
Habac. 2- 5 Sic erit vir superbus, et non decorabitur
Malac. 4- 1 Et erunt omnes superbi, et omnes
Luc. 1-51 Dispersit superbos mente cordis sui
Rom. 1-30 Deo odibiles, contumeliosos, superbos
1 Tim. 6- 4 Superbus est, nihil sciens, sed languens
2 Tim. 3- 2 Cupidi, elati, superbi, blasphemi
Tit. 1- 7 Sicut Dei dispensatorem : non superbum
Jacob. 4- 6 Propter quod dicit : Deus superbis resistit
1 Petr. 5- 5 Quia Deus superbis resistit
2 Petr. 2-18 Superba enim vanitatis loquentes
Judæ. -16 Et os eorum loquitur superba

SUPERCADO.

Psal. 57- 9 Supercecidit ignis, et non viderunt solem

SUPERCERTOR.

Judæ. - 3 Supercertari semel traditæ sanctis fidei

SUPERCILIUM.

Levit. 14- 9 Radet... barbamque et supercilia
Num. 20-29 Illo mortuo in montis supercilio
Tobiæ. 11- 5 In supercilio montis, unde respicere poterat
Luc. 4-29 Duxerunt illum usq. ad supercilium montis

SUPERCRESCO.

2 Thes. 1- 3 Quoniam supercrescit fides vestra

SUPERDUCO.

Eccli. 36-24 Species mulieris... superducit desiderium
Baruc. 4-10 Et filiarum, quam superduxit illis Æternus
-14 Quam superduxit illis Æternus
2 Mac. 7-38 Super omne genus nostrum juste superducta
2 Petr. 2- 1 Superducentes sibi celerem perditionem

SUPEREFFLUENS.

Luc. 6-38 Mensuram.. super effluentem dabunt in sin.

SUPEREMINENS.

Ephes. 1-19 Sit supereminens magnitudo virtutis ejus
3-19 Supereminentem scientiæ charitatem Chr.

SUPEREROGO.

Luc. 10-35 Et quodcumque supererogaveris

SUPEREXALTO.

Psal. 36-35 Vidi impium superexaltatum
Dan. 3-52 Gloriosus, et superexaltatus in sæcula
Et superexaltatum in omnibus sæculis
-54 Superlaudabilis, et superexaltatus in sæcula
-55 Laudabilis, et superexaltatus in sæcula
Dan. 3-57 Benedicite, om. opera Domini, Dom. :
-58 Benedicite, Angeli Domini, Domino :
-59 Benedicite, cœli, Domino :
-60 Benedicite, aquæ omnes, quæ super cœlos sunt, Domino :
-61 Benedicite, omnes Virtutes Domini, Domino :
-62 Benedicite, sol et luna, Domino :
-63 Benedicite, stellæ cœli, Domino :
-64 Benedicite, omnis imber et ros, Do. :
-65 Benedicite, omnes spiritus Dei, Do. :
-66 Benedicite, ignis et æstus, Domino :
-67 Benedicite, frigus et æstus, Domino :
-68 Benedicite, rores et pruina, Dom. :
-69 Benedicite, gelu et frigus, Domino :
-70 Benedicite, glacies et nives, Domino :
-71 Benedicite, noctes et dies, Domino :
-72 Benedicite, lux et tenebræ, Domino :
-73 Benedicite, fulgura et nubes, Domino :
-75 Benedicite, montes et colles, Domino :
-76 Benedicite, universa germinantia in terra, Domino :
-78 Benedicite, maria et flumina, Domino :
-77 Benedicite, fontes, Domino :
-79 Benedicite, cete, et omnia quæ moventur in aquis, Domino :
-80 Benedicite, omnes volucres cœli, Do. :
-81 Benedicite, om. bestiæ et pecora, Do. :
-82 Benedicite, filii hominum, Domino :
-84 Benedicite, sacerdotes Domini, Dom. :
-85 Benedicite, servi Domini, Domino :
-86 Benedicite, spiritus et animæ justorum, Domino :
-87 Benedicite, sancti et hum. corde, Do. :
-88 Benedicite, Anania, Azaria, Mis., Do. :
(Laudate et superexaltate eum in sæcula)
-74 Laudet et superexaltet eum in sæcula
-83 Laudet et superexaltet eum in sæcula
Jacob. 2-13 Superexaltat autem misericordia judicium

SUPEREXTENDO.

Ezech. 37- 6 Superextendam in vobis cutem : et dabo
2 Cor. 10-14 Superextendimus nos : usque ad vos enim

SUPEREXTOLLOR.

Psal. 71-16 Superextolletur super Libanum fructus ej.

SUPERFICIES.

Gen. 2- 6 Irrigans universam superficiem terræ
7- 4 Delebo.. substantiam.. de superficie terræ
-18 Omnia repleverunt in superficie terræ
8-13 Quod exsiccata esset superficies terræ
Exod. 10- 5 Quæ operiat superficiem terræ
-15 Operueruntque universam superficiem
16-14 Cumque operuisset superficiem terræ
Levit. 13-55 Infusa sit in superficie vestimenti
14-37 Et humiliores superficie reliqua
19- 9 Usque ad solum superficiem terræ
Num. 22- 5 Qui operuit superficiem terræ, sedens
-11 Populus... operuit superficiem terræ
Deut. 6-15 Et auferat te de superficie terræ
3 Reg. 9- 7 Auferam Israël de superficie terræ
13-34 Eversa est, et deleta de superficie terræ
Job. 38-30 Et superficies abyssi constringitur
Prov. 24-31 Et operuerant superficiem ejus spinæ
Ezech. 17- 5 In superficie posuit illud
Dan. 5- 5 In superficie parietis aulæ regiæ

SUPERFLUUS, A, UM.

Eccle. 2-26 Dedit afflictionem et curam superfluam
4- 4 In hoc ergo vanitas et cura superflua est
Jerem. 39- 9 Et superfluos vulgi, qui remanserant
2 Mac. 12-44 Superfluum videretur et vanum orare...

SUPERGAUDEO.

Psal. 34-19 Non supergaudeant mihi qui adversantur
-24 Et non supergaudeant mihi
37-17 Nequando supergaudeant mihi inimici mei

SUPERGLORIOSUS.

Dan. 3-53 Superlaudabilis, et supergloriosus in sæcula

SUPERGREDIOR.

Psal. 37- 5 Iniquitates meæ supergressæ sunt caput m.
Prov. 31-29 Tu supergressa es universas
Eccle. 2- 9 Et supergressus sum opibus omnes
1 Thes. 4- 6 Ne quis supergrediatur, neq.. circumveniat

SUPERHUMERALE.

Exod. 28- 4 Rationale et superhumerale, tunicam
- 6 Facient autem superhumerale de auro
-12 Pones in utroque laterale superhumeralis
-15 Juxta texturam superhumeralis, ex auro
-25 In utroque latere superhumeralis
-26 Quæ e regione sunt superhumeralis
-27 In utroque latere superhumeralis deorsum

Exod. 28-27 Ut aptari possit cum superhumerali
-28 Annulis suis cum annulis superhumeralis Rationale et superhumerale nequeant
-31 Facies et tunicam superhumeralis
29- 5 Tunica, et superhumerali, et rationali
35- 9 Et gemmas ad ornatum superhumeralis
-27 Gemmas ad superhumerale et rationale
39- 2 Fecit igitur superhumerale de auro
- 7 Posuitque eos in lateribus superhumeralis
- 8 Opere polymito juxta opus superhumeralis
-17 Qui in superhumeralis angulis eminebant
-18 Ita conveniebant sibi, ut superhumerale
-20 Fecerunt quoque tunicam superhumeralis

SUPERIMPENDOR.

2 Cor. 12-15 Et superimpendar ipse pro animabus vest.

SUPERINDUCO.

2 Par. 33-11 Superinduxit eis principes exercitus
Ezech. 24- 8 Ut superinducerem indignationem meam
Dan. 9-12 Ut superinduceret in nos magnum malum
Amos. 7- 8 Non adjiciam ultra superinducere eum

SUPERINDUOR.

2 Cor. 5- 2 Quæ de cœlo est, superindui cupientes

SUPERIOR *et* SUPERIUS.

Exod. 39-21 Capitium in superiori parte contra medium
Deut. 24- 6 Non accipies... superiorem molam
Josue. 15-19 Dedit itaque ei Caleb irriguum superius
16- 5 Possessio cor...usque Bethoron superiorem
Judic. 1-15 Dedit ergo ei Caleb irriguum superius
-36 Fuit,a. terminus...petra, et superiora loca
3 Reg. 6-16 Ædificavitque... a pavimento usque ad superiora
4 Reg. 18-17 Steterunt juxta aquæductum piscinæ superioris
1 Par. 7-24 Ædific. Bethoron inferiorem et superiorem
2 Par. 8- 5 Extruxitque Bethoron superiorem
23-20 Introire per medium portæ superioris
32-30 Qui obturavit superiorem fontem aquar.
Tobiæ. 1- 1 Quæ est in superioribus Galilææ
3-10 Ad hanc vocem perrexit in superius cubic.
8- 3 Religavit illud in deserto superioris Ægypti
Judith. 8- 5 Et in superioribus domus suæ fecit sibi
Esth. 9- 1 Versa vice Judæi superiores esse cœperunt
Job. 31-21 Cum viderem me in porta superiorem
Psal. 103- 3 Qui tegis aquis superiora ejus
-13 Rigans montes de superioribus suis
Isai. 7- 3 Ad extrem. aquæductus piscinæ superioris
36- 2 Stetit in aquæductu piscinæ superioris
Jerem. 20- 2 Quod erat in porta Benjamin superiori
36-10 In vestibulo superiori, in introitu portæ
Ezech. 9- 2 Sex viri veniebant de via portæ superioris
40-24 Vestibulum ejus, juxta mensuras superiores
-28 Mensus est portam juxta mensuras superiores
-32 Mensus est portam secundum mensuras superiores
-35 Mensus est secundum mensuras superiores
41- 7 Idcirco latius erat templum in superioribus Ascendebatur ad superiora in medium
-20 De terra usque ad superiora portæ
42- 5 Ubi erant gazophyl. in superioribus humil.
1 Mac. 3-37 Et perambulabat superiores regiones
6- 1 Antiochus perambul. superiores regiones
2 Mac. 9-23 In locis superioribus ducebat exercitum
-25 Quem sæpe recurrens in superiora regna
Luc. 14-10 Amice, ascende superius
Act. 10- 9 Ascendit Petrus in superiora, ut oraret
19- 1 Paulus peragratis superioribus partibus
Philip. 2- 3 In humilitate superiores sibi invicem arb.
Hebr. 10- 8 Superius dicens : Quia hostias...noluisti

SUPERJACEO.

Ezech. 27-30 Superjacient pulverem capitibus suis

SUPERLAUDABILIS.

Dan. 3-53 Superlaudabilis, et supergloriosus in sæcula
-54 Superlaudabilis, et superexaltatus in sæcula

SUPERLIMINARE.

Exod. 12- 7 In superliminaribus domorum
-22 Et aspergite ex eo superliminare
-23 Cumque viderit sanguinem in superliminari
Isai. 6- 4 Commota sunt superliminaria cardinum
Amos. 9- 1 Et commoveantur superliminaria
Soph. 2-14 Corvus in superliminari
Zach. 12- 2 Ego ponam Jerusalem superliminare

SUPERLUCROR.

Matth. 25-20 Ecce alia quinque superlucratus sum

SUPERNUS.

Joan. 8-23 Vos de deorsum estis : ego de supernis
Philip. 3-14 Ad bravium supernæ vocationis Dei

SUPERO.

Gen. 25-23 Populusque populum superabit
32-25 Cum videret quod eum superare non posset
Exod. 17-11 Sin a. paulul. remisisset, superabat Amalec
Num. 24-24 Superabunt Assyrios, vastabuntq. Hebræos
Judic. 16- 5 Et quomodo eum superare valeamus
Ruth. 3-10 Priorem misericord. posteriore superasti
1 Reg. 2- 4 Arcus fortium superatus est, et infirmi
14-47 Et quocumque se verterat, superabat
3 Reg. 20-23 Ideo superaverunt nos : sed melius est
4 Reg. 16- 5 Non valuerunt superare eum
1 Par. 19-12 Si autem superaverint te filii Ammon
-19 Videntes... ab Israel esse superatos
2 Par. 6-24 Si superatus fuerit populus tuus Israel
25- 8 Superari te faciet Deus ab hostibus
Judith. 7- 9 Sine congress. pugnæ possis superare eos Quam putant... superari non posse
16-16 Et quem superare nemo potest
Job. 36-18 Non te ergo superet ira, ut aliquem
Eccli. 33- 7 Quare dies diem superat, et iterum lux
48-14 Nec superavit illum verbum aliquod
Isai. 9- 4 Et sceptrum exactoris ejus superasti
Jerem. 50- 2 Superata sunt idola eorum
Ezech. 5- 7 Quia superastis gentes, quæ in circuitu
Dan. 6- 3 Igitur Daniel superabat omnes principes
11-23 Ascendet, et superabit in modico populo
2 Mac. 4-45 Cum superaretur Menelaüs, promisit
10-24 Qui prius a Judæis fuerat superatus
13-23 Commisit cum Juda : superatus est
Marc. 8- 8 Quod superaverat de fragmentis
Joan. 6-12 Colligite quæ superaverunt fragmenta
Rom. 8-37 In his omnibus superamus propter eum
2 Petr. 1- 8 Hæc enim si vobiscum adsint, et superent
2-19 A quo enim quis superatus est
-20 His rursus implicati superantur

SUPERORDINO.

Galat. 3-15 Testament. nemo spernit, aut superordinat

SUPERPONO.

4 Reg. 13-16 Superposuit Eliseus manus suas manibus
2 Par. 3-16 Superposuit eas capitibus columnarum
4- 4 Habentes mare superpositum
-14 Conchas, quas superposuit basibus
34- 4 Et simulacra, quæ superposita fuerant
Job. 21- 5 Et superponite digitum ori vestro
29- 9 Et digitum superponebant ori suo
Sap. 17-20 Illis superposita erat gravis nox
Eccli. 6-32 Coronam gratulationis superpones tibi
23- 2 Quis superponet in cogitatu meo flagella
25-14 Timor Dei super omnia se superposuit
Malac. 1-12 Quod superponitur, contemptibile est
2 Mac. 1-21 Et ligna, et quæ erant superposita
4-24 Superponens Jasoni talenta argenti trecenta
13-15 Cum his qui superpositi fuerant
Joan. 11-38 Spelunca : et lapis superpositus erat ei
21- 9 Et piscem superpositum, et panem

SUPERSCRIBO.

Num. 17- 2 Uniuscujusque nomen superscribes virgæ
Hebr. 8-10 Et in corde eorum superscribam eas
10-16 In mentibus eorum superscribam eas

SUPERSCRIPTIO.

Matth. 22-20 Cujus est imago hæc, et superscriptio ?
Luc. 23-38 Erat autem et superscriptio scripta

SUPERSEMINO.

Matth. 13-25 Superseminavit zizania in medio tritici

SUPERSPERO.

Psal. 118-43 In judiciis tuis supersperavi
-74 Lætabuntur : quia in verba t. supersperavi
-81 Et in verbum tuum supersperavi
-114 Et in verbum tuum supersperavi
-147 Clamavi : quia in verba tua supersperavi

SUPERSTES.

Gen. 46-30 Lætus moriar, quia..superstitem te relinquo

SUPERSTITIO.

Act. 25-19 Quæstiones.. de sua superstitione habebant
Colos. 2-23 In superstitione et humilitate

SUPERSTITIOSIOR.

Act. 17-22 Quasi superstitiosiores vos video

SUPERSUBSTANTIALIS.

Matth. 6-11 Panem nostrum supersubstantialem da

SUPERSUM.

Gen. 29- 7 Multum diei superest, nec est tempus
Exod. 8-31 Non superfuit ne una quidem
Exod. 14-28 Nec unus quidem superfuit ex eis
26-12 Quod autem superfuerit in sagis
Josue. 21- 5 Qui superfuerant de tribubus Ephraim
22- 7 Idcirco mediæ quæ superfuit, dedit Josuë
23- 4 Multæque adhuc supersunt nationes
1 Reg. 18- 8 Quid ei superest, nisi solum regnum ?
2 Reg. 9- 3 Numquid superest aliquis de domo Saül ? Superest filius Jonathæ, debilis pedibus
14- 7 Ut non supersit viro meo nomen
-44 Et superfuit juxta verbum Domini
4 Reg. 4-43 Dicit Dominus : Comedent, et supererit
2 Par. 20-24 Nec superesse quemquam, qui necem
2 Esdr. 1- 2 Remanserant et supererant de captivitate
Tobiæ. 8-24 Pars dimidia, quæ supererat post obitum
Job. 17- 1 Et solum mihi superest sepulcrum
27- 3 Quia donec superest halitus in me
Sap. 11-22 Tibi soli supererat semper
Eccli. 33-21 Dum adhuc superes et aspiras
Jerem. 34- 7 Hæ enim supererant de civitatibus Juda
Ezech. 48-15 Quinque millia autem quæ supersunt
Amos. 4- 7 Tres menses superessent usque ad messem
2 Mac. 7-24 Cum adhuc adolescentior superesset
8-14 Si quid eis supererat, vendebant
14-10 Nam, quandiu superest Judas, impossibile
Matth. 15-37 Et quod superfuit de fragmentis, tulerunt
Luc. 9-17 Et sublatum est quod superfuit illis
11-41 Verumtamen quod superest, date eleemos.
Joan. 6-13 Quæ superfuerunt his qui manducaverant
Hebr. 4- 6 Quoniam ergo superest introire quosdam

SUPERVACUE.

Psal. 24- 4 Confundantur o. iniqua agentes supervacue
30- 7 Odisti observantes vanitates, supervacue
34- 7 Supervacue exprobraverunt animam meam

SUPERVACUITAS.

Sap. 14-14 Supervacuitas enim hominum advenit

SUPERVACUUS.

Sap. 11-16 Quod quidam errantes colebant mutos serpentes et bestias supervacuas
12-24 Hæc, quæ in animalibus sunt supervacua
15- 9 Gloriam præfert, quoniam res supervacuas fingit
-10 Et terra supervacua spes illius
16-29 Et disperiet tanquam aqua supervacua
Eccli. 3-24 In supervacuis rebus noli scrutari multipl.

SUPERVALEO.

Eccli. 43-32 Supervalebit enim adhuc

SUPERVENIO.

Exod. 2-17 Supervenere pastores, et ejecerunt eas
Levit. 26-10 Et vetera novis supervenientibus projicietis
1 Par. 18- 5 Supervenit autem et Syrus Damascenus
Job. 21-17 Extinguetur, et superveniet eis inundatio
Psal. 89-10 Quoniam supervenit mansuetudo
Prov. 26- 2 Sic maledictum.. in quempiam superveniet
27- 1 Ignorans quid superventura pariat dies
28-22 Ignorat quod egestas superveniet ei
29- 1 Repentinus ei superveniet interitus
Eccle. 9-12 Cum eis extemplo supervenerit
Sap. 1- 5 Et corripietur a superveniente iniquitate
16- 4 Oportebat e. illis... supervenire interitum
- 5 Et e. cum illis supervenit sæva bestiarum ira
17-13 Et ab altissimis inferis supervenientem
-14 Illis et inseperatus timor supervenerat
-20 Imago tenebrar., quæ superventura illis erat
18-17 Et timores supervenerunt insperati
19- 1 In novissimum sine miseric. ira supervenit
-12 Et vexationes peccatoribus supervenerunt
Eccli. 3-10 Ut superveniat tibi benedictio ab eo
41- 5 Memento... et quæ superventura sunt tibi
- 6 Quid superveniet tibi in beneplacito Altiss.
42-19 Quæ præterierunt, et quæ superventura s.
Isai. 13-15 Et omnis, qui supervenerit, cadet in gladio
Baruc. 4-24 Quæ superveniet vobis cum honore magno
-25 Patienter sustinete iram, quæ supervenit
-35 Ignis enim superveniet ei ab æterno
6-48 Nam cum supervenerit illis prælium, et mala
Ezech. 7-25 Angustia superveniente, requirent pacem
1 Mac. 8- 4 Reges, qui supervenerant eis ab extremis
12-26 Quod constituunt supervenire illis nocte
2 Mac. 1- 7 Impetu, qui supervenit nobis in istis annis
8- 6 Et superveniens castellis et civit. improvisus
9-18 Supervenerat e. in eum justum Dei judicium
12- 9 Jamnitis quoque nocte supervenit
-38 Et, cum septima dies superveniret
Luc. 1-35 Dixit ei : Spiritus sanctus superveniet in te
2-38 Hæc, ipsa hora superveniens, confitebatur
11-22 Si autem fortior eo superveniens vicerit eum
21-26 Quæ supervenient universo orbi
-34 Et superveniat in vos repentina dies illa
-35 Tanquam laqueus e. superveniet in omnes
Joan. 6-23 Aliæ vero supervenerunt naves a Tiberiade

Act. 1- 8 Accipietis virtutem supervenientis Spiritus
4- 1 Supervenerunt sacerdotes et magistratus
11-27 Supervenerunt ab Jerosolymis prophetæ
13-40 Videte e. ne superveniat vobis quod dictum
14-18 Supervenerunt autem quidam ab Antiochia
21-10 Supervenit quidam a Judæa propheta
-22 Audient enim te supervenisse
23-27 Virum hunc... superveniens cum exercitu eripui
24- 7 Superveniens autem tribunus Lysias
27-27 Posteaq. quarta decima nox supervenit
Ephes. 2- 7 Ut ostenderet in sæculis supervenientibus
1 Thes. 5- 3 Tunc repentinus eis superveniet interitus

SUPERVESTIOR.

2 Cor. 5- 4 Eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri

SUPERVIVO.

Exod. 21-21 Sin autem uno die vel duobus supervixerit

SUPH. *Filius Thohu patris Eliu.*

1 Reg. 1- 1 Filii Eliu, filii Thohu, filii Suph
1 Par. 6-35 Filii Suph, filii Elcana, filii Mahath

SUPH.

Ipsa est urbs Ramatha, in qua manebat Samuel.

1 Reg. 9- 5 Cum autem venissent in terram Suph

SUPHA. *Filius Helem in tribu Aser.*

1 Par. 7-35 Supha, et Jemna, et Selles, et Amal
-36 Filii Supha : Suë, Harnapher, et Sual

SUPHAM. *Filius quartus Benjamin.*

Num. 26-39 Supham, a quo familia Suphamitarum

SUPHAMITÆ.

Num. 26-39 Supham, a quo familia Suphamitarum

SUPINIS.

Isai. 41-18 Aperiam in supinis collibus flumina

SUPPETO.

Prov. 24-12 Si dixeris : Vires non suppetunt

SUPPLANTATIO.

Psal. 40-10 Magnificavit super me supplantationem
Prov. 11- 3 Et supplantatio perversorum vastabit illos

SUPPLANTO.

Gen. 27-36 Supplantavit enim me, en altera vice
Job. 8- 3 Numquid Deus supplantat judicium ?
12-19 Ducit sacerdotes inglorios, et optimates supplantat
Psal. 16-13 Domine, præveni eum, et supplanta eum
17-40 Et supplantasti insurgentes in me subtus me
36-31 Et non supplantabuntur gressus ejus
139- 5 Qui cogitaverunt supplantare gressus meos
Prov. 4-16 Et rapitur somnus ab eis nisi supplantaverint
13- 6 Impietas autem peccatorem supplantat
19- 3 Stultitia hominis supplantat gressus ejus
22-12 Et supplantantur verba iniqui
Eccli. 3-26 Multos quoq. supplantavit suspicio illorum
13- 7 Supplantabit te, et subridens spem dabit
Isai. 29-21 Et arguentem in porta supplantabant
Jerem. 9- 4 Quia omnis frater supplantans supplantabit
Osee. 6- 8 Galaad civitas... supplantata sanguine
12- 3 In utero supplantavit fratrem suum

SUPPLEMENTUM.

Marc. 2-21 Alioq. aufert supplementum novum a veteri
2 Cor. 8-14 Abundantia vestræ inopiæ sit supplementum

SUPPLEO.

2 Mac. 8-10 Ut regi... duo millia talentorum, de captivitate Judæorum suppleret
1 Cor. 14-16 Qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet
16-17 Id, quod vobis deerat, ipsi suppleverunt
2 Cor. 8-14 Vestra abundantia illor. inopiam suppleat
9-12 Non solum supplet ea quæ desunt sanctis
11- 9 Nam quod mihi deerat, suppleverunt fratres
Jacob. 2-23 Et suppleta est Scriptura, dicens : Credidit

SUPPLICATIO.

2 Mac. 3-18 Confluebant, publica supplicatione obsecr.
Hebr. 5- 7 Preces supplicationesque ad eum, qui possit

SUPPLICES.

Soph. 3-10 Inde supplices mei... deferent munus mihi

SUPPLICITER.

Deut. 9-25 Noctibus, quib. eum suppliciter deprecabar

SUPPLICIUM.

Judith. 6-13 Achior diversis jubeat interire suppliciis
Judith. 8-27 Sed reputantes peccatis nostris hæc ipsa supplicia minora esse
Job. 33-25 Consumpta est caro ejus a suppliciis
2 Mac. 6-19 Voluntarie præibat ad supplicium
-26 Et si in præs. tempore suppliciis hom. eripiar
-28 Confestim ad supplicium trahebatur
Matth. 25-46 Et ibunt hi in supplicium æternum
Hebr. 10-29 Quanto magis putatis deteriora mereri supplicia

SUPPONO.

Gen. 28-11 Supponens capiti suo, dormivit in eod. loco
-18 Tulit lapidem quem supposuerat capiti suo
49-15 Et supposuit humerum suum ad portandum
Exod. 26-21 Binæ bases singulis tabulis supponentur
Levit. 1-17 Adolebit sup. altare, lignis igne supposito
3- 5 Adolebuntque ea... lignis igne supposito
Num. 6-18 Ignem, qui est suppositus sacrificio pacific.
Judic. 9-52 Appropinq... ignem supponere nitebatur
3 Reg. 18-23 Ponant super ligna, ignem a. non supponant
Imponam sup. ligna, ignem a. non supponam
-25 Ignemque non supponatis
2 Esdr. 3- 5 Non supposuerunt colla sua in opere Do. sui
Psal. 36-24 Quia Dominus supponit manum suam
Amos. 8- 5 Et supponamus stateras dolosas
1 Mac. 6-46 Ivit sub pedes elephantis, et supposuit se ei
Rom. 16- 4 Qui pro anima mea suas cervices supposuerunt

SUPPORTO.

1 Esdr. 6- 3 Ut ponant fundamenta supportantia altitud.
Eccli. 12-14 Si autem declinaveris, non supportabit
Ezech. 42- 5 Supportabant porticus, quæ ex illis emin.
2 Cor. 11- 1 Sed et supportate me
Ephes. 4- 2 Supportantes invicem in charitate
Colos. 3-13 Supportantes invicem, et donantes

SUPPUTATIO.

Levit. 25-15 Juxta supputationem frugum vendet tibi

SUPPUTO.

Exod. 26-25 Basibus per unam tabulam supputatis
38-27 Sing. talentis per bases singulas supputatis
Levit. 25-50 Supputatis duntaxat annis a temp. vendit.
Et pecunia... juxta annorum numerum et rationem mercenarii supputata
27-18 Supputabit sacerdos pecuniam juxta annor.
-23 Supputabit sacerdos juxta annorum numer.
Num. 31-37 Supputatæ s. oves sexcentæ septuag. quinq.
3 Reg. 3- 8 Et supputari non potest præ multitudine
4 Reg. 22- 7 Non supputetur eis argent. quod accipiunt
1 Par. 23-27 Supputabitur numerus filiorum Levi
Isai. 47-13 Supputabant menses, ut ex eis annuntiarent
Jerem. 46-23 Succiderunt saltum... qui supputari non potest

SUPRA. *Adverb. et præpos.*

Gen. 42-25 Datis supra cibariis in viam
Exod. 17- 6 Supra petram Horeb : percutiesque petram
25-11 Faciesq. supra, coronam auream per circ.
-22 Loquar ad te supra propitiatorium
28-32 In cujus medio supra erit capitium
30-14 A viginti annis et supra, dabit pretium
33-21 Est locus apud me, et stabis supra petram
38-25 Ad numerum, a viginti annis et supra
-29 Oblata sunt.. et quadringenti supra sicli
Levit. 2-15 Fundens supra oleum, et thus imponens
4-26 Adipem vero adolebit supra
5-16 Et quintam partem ponet supra
16-13 Oraculum, quod est supra testimonium
20-14 Qui supra uxorem filiam, duxerit matrem
27-13 Addet supra æstimationem quintam partem
-15 Dabit quintam partem æstimationis supra
Num. 1- 3 A vigesimo anno et supra, omnium virorum
-18 Nomina singulor., a vigesimo anno et supra
-20 De Ruben... a vigesimo anno et supra
-22 De filiis Simeon... a vigesimo anno et supra
-24 De filiis Gad... a viginti annis et supra
-26 De filiis Juda... a vigesimo anno et supra
-28 De filiis Issachar... a vigesimo anno et supra
-30 De filiis Zabulon... a vigesimo anno et supra
-32 Filiorum Ephraim.. a vigesimo anno et supra
-34 Filiorum Manasse.. a viginti annis et supra
-36 Filiis Benjamin... a vigesimo anno et supra
-38 De filiis Dan... a vigesimo anno et supra
-40 De filiis Aser... a vigesimo anno et supra
-42 Filiis Nephthali... a vigesimo anno et supra
-45 A vigesimo anno et supra, qui poterant
3-15 Numera filios Levi...ab uno mense et supra
-22 Numeratus est pop...ab uno mense et supra
-28 Ab uno mense et supra, octo millia sexcenti
-34 Ab uno mense et supra, sex millia ducenti
-39 A mense uno et supra, fuerunt viginti duo
-40 Numera primog... ab uno mense et supra
-43 Et fuerunt masculi.. a mense uno et supra
Num. 3-48 Dabisque...pretium eorum qui supra sunt
4- 3 A trigesimo anno et supra usque ad quinq.
-23 A triginta annis et supra, usque ad annos
-30 A triginta annis et supra, usque ad annos
-35 A triginta annis et supra, usque ad annum
-39 A triginta annis et supra, usque ad quinque
-43 A triginta annis et supra, usque ad annum
-47 A triginta annis et supra, usque ad annum
8-24 A viginti quinq. annis et supra, ingredient.
14-29 Numerati estis a viginti annis et supra
23-14 Impositis supra vitulo atque ariete
26- 2 A viginti annis et supra, per domos
- 4 A viginti annis et supra, sicut Dominus
-62 Fueruntque omnes...ab uno mense et supra
-63 In campestribus Moab supra Jordanem
32-11 Qui ascenderunt... a viginti annis et supra
33-48 Supra Jordanem contra Jericho
35- 1 In campestribus Moab supra Jordanem
36-13 Supra Jordanem contra Jericho
Deut. 28-13 Et eris semper supra, et non subter
-23 Sit cœlum, quod supra te est, æneum
30-11 Mandatum hoc... non supra te est
Judic. 4-21 Posuit supra tempus capitis ejus clavum
6-20 Et pone supra petram illam, et jus desuper
18-27 Tulerunt sacerdotem, et quæ supra diximus
1 Reg. 17-12 Viri Ephrathæi, de quo supra dictum est
2 Reg. 21-10 Substravit sibi supra petram, ab initio messis
1 Par. 4-41 Quos supra descripsimus nominatim
23- 3 Numeratiq. sunt Levitæ a trig. annis et supra
-24 Hi filii Levi... a viginti annis et supra
-27 Num. filiorum Levi a viginti annis et supra
2 Par. 25- 5 Et recensuit a viginti annis supra
28-15 Steteruntq. viri, quos supra memoravimus
31-16 Exceptis maribus ab annis tribus et supra
-17 Et Levitis a vigesimo anno et supra
34-22 Locuti sunt ei verba, quæ supra narravimus
1 Esdr. 3- 8 Constituer. Levitas a viginti annis et supra
Tobiæ. 1- 1 Est in superiorib. Galilææ supra Naasson
4-22 Recipias ab eo supra memoratum pondus
7- 6 Et plorans supra collum ejus
Psal. 128- 3 Supra dorsum meum fabricaverunt peccat.
Prov. 8- 2 In summis excelsisq. verticibus supra viam
Sap. 15-14 Et infelices supra modum animæ superbi
16-19 Supra virtutem ignis exardescebat undique
19-19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem
Eccli. 22-10 Supra mortuum plora, defecit enim lux
Supra fatuum plora, defecit enim sensus
-11 Modicum plora supra mortuum
26-24 Fundamenta æterna supra petram solidam
31-12 Supra mensam magnam sedisti
50- 3 Et quasi mare adimpleti sunt supra modum
Isai. 7-11 In profund. inferni, sive in excelsum supra
54- 9 Ne inducerem aquas Noë ultra supra terr.
Jerem. 2-34 Sed in omnibus quæ supra memoravi
5- 3 Induraverunt facies suas supra petram
Baruc. 2- 5 Et facti sumus subtus, et non supra
6-21 Supra corpus eorum, et supra caput eorum volant noctuæ et hirundines
-70 Spina alba, supra quam omnis avis sedet
-71 A purpura quoque et murice, quæ supra illos tineant
Ezech. 2- 2 Et statuit me supra pedes meos
40-33 Frontem ej., et vestibulum ejus, sicut supra
45-25 In solemnitate, faciet sicut supra dicta sunt
Dan. 8-24 Supra quam credi potest, universa vastabit
14-35 Posuitque eum in Babylone supra lacum
Aggæi. 2-16 Nunc ponite corda vestra a die hac et supra
1 Mac. 12-24 Cum exercitu multo supra quam prius
13-45 Ascenderunt.. supra murum, scissis tunicis
2 Mac. 7-20 Supra modum autem mater mirabilis
9- 8 Supra humanum modum superbia repletus
10-34 Firmitate confisi, supra modum malediceb.
14-46 Stans supra quamdam petram præruptam
Matth. 2- 9 Usque dum veniens staret supra, ubi erat
5-14 Non potest civitas abscondi supra montem
7-24 Qui ædificavit domum suam supra petram
Marc. 6-48 Venit ad eos ambulans supra mare
-49 Illi ut viderunt eum ambulant. supra mare
7-30 Invenit puellam jacentem supra lectum
Luc. 5-19 Præ turba, ascenderunt supra tectum
8- 6 Aliud cecidit supra petram : et natum aruit
-13 Nam qui supra petram : qui cum audierint
-16 Sed supra candelabrum ponit, ut intrantes
9- 5 Etiam pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos
10-19 Dedi vobis potestatem calcandi supra serp.
11-17 Desolabitur, et domus supra domum cadet
-33 Sed supra candelabr., ut qui ingrediuntur
-44 Et homines ambulantes supra, nesciunt
12-42 Quem constituit Dom. supra familiam suam
-44 Supra omnia, quæ possidet, constituet illum
13- 4 Supra quos cecidit turris in Siloë
19-35 Et jactantes vestimenta sua supra pullum
Joan. 1-51 Et descendentes supra Filium hominis
6-19 Vident Jesum ambulantem supra mare

Joan. 13-25 Cum recubuisset ille supra pectus Jesu
Act. 2- 3 Seditque supra singulos eorum
26-13 Vidi, rex, de cœlo supra splendorem solis
Rom. 7-13 Ut fiat supra modùm peccans peccatum
1 Cor. 4- 6 Ne supra quam scriptum est, unus... infletur
10-13 Non patietur vos tentari supra id quod pot.
11-10 Debet mulier potestat. habere supra caput
2 Cor. 1- 8 Supra modum gravati sumus supra virtutem
4-17 Supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis
8- 3 Et supra virtutem voluntarii fuerunt
12- 6 Ne quis me existimet supra id quod videt
-11 Ab iis, qui sunt supra modum Apostoli
Galat. 1-13 Supra modum persequebar Ecclesiam Dei
-14 Supra multos coætaneos meos in genere meo
Ephes. 1-21 Supra omnem Principatum et Potestatem
3- 3 Sacramentum, sicut supra scripsi in brevi
Philip. 2-17 Sed et si immolor supra sacrificium
2 Thes. 2- 4 Et extollitur supra omne quod dicitur Deus
Hebr. 4- 7 Post tantum temporis, sicut supra dictum est
Apoc. 4- 2 Sedes posita erat... et supra sedem sedens
5- 1 Et vidi in dextera sedentis supra thronum
12-18 Et stetit supra arenam maris
14-18 Qui habebat potestatem supra ignem

SUPRADICTUS.

Deut. 19- 5 Ad unam supradictarum urbium confugiet
- 9 Et supradictarum trium urbium numerum duplicabis
-11 Fugeritque ad unam de supradictis urbibus
Judic. 20-32 Fugientes ad supradictas semitas perducer.
1 Reg. 7-16 Et judicabat Israëlem in supradictis locis
3 Reg. 4-27 Nutriebantque eos supradicti regis præfecti
2 Par. 22- 6 Plagas acceperat in supradicto certamine
2 Mac. 4-23 Misit Jason Menelaüm, supradicti Simonis fratrem

SUPRASEDENS.

Eccli. 33- 6 Subsannator, sub omni suprasedente hinnit

SUPREMUS, UM.

Sap. 4-19 Et usque ad supremum desolabuntur
2 Mac. 3-31 Qui in supremo spiritu erat constitutus

SUR I.

Pater Cozbi Madianitidis illius, quæ cum Zambri interfecta est in genitalibus; qui quidem Sur princeps erat Madianitarum.

Num. 25-15 Vocabatur Cozbi, filia Sur principis
31- 8 Reges eorum, Evi, et Recem, et Sur, et Hur
Josue. 13-21 Recem, et Sur, et Hur, et Rebe

SUR II. *Nomen filii Abigabaon.*

1 Par. 8-30 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Nadab
9-36 Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Ner

SUR.

Desertum Sur situm est inter Cades et Barad, et extenditur usque ad mare Rubrum Ægypto conterminum.

Gen. 16- 7 Juxta fontem... qui est in via Sur in deserto
20- 1 Abraham... habitavit inter Cades et Sur
25-18 Habitavit autem ab Hevila usque Sur
Exod. 15-22 Et egressi sunt in desertum Sur
1 Reg. 15- 7 Donec venias ad Sur, quæ est e regione
27- 8 Euntibus Sur usque ad terram Ægypti

SUR.

Nomen portæ templi Salomonis, quam fere omnes interpretantur fuisse portam Orientalem, et quam Chaldæus appellat portam Baronum sive Principum.

4 Reg. 11- 6 Tertia autem pars sit ad portam Sur

SURA.

Deut. 28-35 Percutiat te... in genibus et in suris
Judic. 15- 8 Ita ut stupentes suram femori imponerent

SURDUS, A, UM.

Exod. 4-11 Aut quis fabricatus est surdum et mutum?
Levit. 19-14 Non maledices surdo, nec coram cæco pones
Psal. 37-14 Ego autem tanquam surdus non audiebam
57- 5 Sicut aspidis surdæ, et obturantis aures suas
Isai. 29-18 Et audient in die illa surdi verba libri
35- 5 Oculi cæcorum, et aures surdorum patebunt
42-18 Surdi, audite; et cæci, intuemini ad vidend.
-19 Et surdus, nisi ad quem nuntios meos misi?
43- 8 Educ foras... surdum, et aures ei sunt
Mich. 7-16 Aures eorum surdæ erunt
Matth. 11- 5 Surdi audiunt, mortui resurgunt
Marc. 7-32 Et adducunt ei surdum et mutum
-37 Et surdos fecit audire, et mutos loqui
9-24 Surde et mute spiritus, ego præcipio tibi
Luc. 7-22 Leprosi mundantur, surdi audiunt

SURGO.

Gen. 13-17 Surge, et perambula terram in longitudine
18-16 Cum ergo surrexissent inde viri
19- 1 Surrexit, et ivit obviam eis
-14 Dixit: Surgite, egredimini de loco isto
-15 Surge, tolle uxorem tuam et duas filias
-33 Nec quando accubuit filia, nec quando surrexit
-35 Ne tunc quid. sensit.. quando illa surrexerit
21-14 Surrexit itaque Abraham mane, et tollens
-18 Surge, tolle puerum, et tene manum illius
-33 Surrexit a. Abimelech, et Phicol princeps
23- 3 Cumque surrexisset ab officio funeris
- 7 Surrexit Abraham, et adoravit populum
24-54 Surgens autem mane, locutus est puer
26-31 Surgentes mane, juraverunt sibi mutuo
27-19 Surge, sede, et comede de venatione mea
-31 Surge, pater mi, et comede de venat. filii tui
28-18 Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidem
31-13 Nunc ergo surge, et egredere de terra hac
-17 Surrexit itaque Jacob, et impositis liberis
32-22 Cumq. mature surrexisset, tulit duas uxores
35- 1 Surge, et ascende Bethel, et habita ibi
- 3 Surgite, et ascendamus in Bethel
38-19 Et surgens abiit: depositoque habitu
44- 4 Surge, inquit, et persequere viros
46- 5 Surrexit autem Jacob a puteo Juramenti
Exod. 1- 8 Surrexit interea rex novus sup. Ægyptum
2-17 Surrexitque Moyses, et defensis puellis
12-30 Surrexitq. Pharao nocte, et omnes servi ej.
-31 Ait: Surgite et egredimini a populo meo
21-19 Si surrexerit, et ambulaverit foris
24-13 Surrexerunt Moyses et Josuë minister ejus
32- 1 Surge, fac nobis deos, qui nos præcedant
- 6 Surgentesque mane, obtulerunt holocausta
Sedit populus... et surrexerunt ludere
33- 8 Surgebat univ. plebs, et stabat unusquisq.
Num. 10-35 Surge, Domine, et dissipentur inimici tui
11-32 Surgens ergo populus toto die illo, et nocte
14-40 Et ecce mane primo surgentes ascenderunt
16- 2 Surrexerunt contra Moysen, aliiq. filiorum
-25 Surrexitque Moyses, et abiit ad Dathan
22-20 Si vocare te venerunt.. surge et vade cum eis
-21 Surrexit Balaam mane: et strata asina sua
24-25 Surrexitque Balaam, et reversus est in locum
25- 7 Phinees... surrexit de medio multitudinis
26- 9 Qui surrexerunt contra Moysen et Aaron
28-24 Qui surget de holocausto et de libationib.
32-14 Et ecce, inquit, vos surrexistis pro patribus
Deut. 2-13 Surgentes ergo ut transiremus torrentem
-24 Surgite, et transite torrentem Arnon
9-12 Dixitq. mihi: Surge, et descende hinc cito
11-19 Quando... et accubueris atque surrexeris
13- 1 Si surrexerit in medio tui prophetes
17- 8 Surge, et ascende ad locum, quem elegerit
19-11 Surgensq. percusserit illum, et mort. fuerit
32-38 Surgant, et opitulentur vobis
34-10 Non surrexit ultra propheta in Israël
Josue. 1- 2 Surge, et transi Jordanem istum tu
7-10 Surge, cur jaces pronus in terra?
-13 Surge, sanctifica populum, et dic eis
-16 Surgens itaque Josuë mane, applicuit Isr.
8- 3 Surrexitque Josuë, et omnis exercitus
-10 Surgensque diluculo, recensuit socios
-19 Insidiæ, quæ latebant, surrexerunt confest.
18- 8 Cumque surrexissent viri, ut pergerent
24- 9 Surrexit a. Balac filius Sephor rex Moab
Judic. 2-10 Et surrexerunt alii, qui non noverant Do.
3-20 Qui statim surrexit de throno
4- 9 Surrexit itaque Debbora, et perrexit
-14 Debbora ad Barac: Surge, hæc est e. dies
5- 7 Et quieverunt: donec surgeret Debbora, surgeret mater in Israel
-12 Surge, surge, Debbora, surge, surge, et loquere canticum: surge, Barac
6-28 Cumque surrexissent viri oppidi ejus mane
7- 9 Dom. ad eum: Surge, et descende in castra
-15 Reversus est ad castra Israël, et ait: Surgite
8-20 Jether primog. suo: Surge, et interfice eos
-21 Tu surge, et irrue in nos
Surrexit Gedeon, et interfecit Zebee et Salm.
9-18 Qui nunc surrexistis contra domum patris
-32 Surge itaque nocte cum populo qui tec. est
-34 Surrexit itaq. Abimelech cum o. exercitu
-35 Surrexit a. Abimelech, et omnis exercitus
-43 Surrexit, et irruit in eos
10- 1 Post Abimelech surrexit dux in Isr. Thola
13-11 Qui surrexit, et secutus est uxorem suam
18- 9 Surgite, ascendamus ad eos
19- 9 Surrexitque adolescens, ut pergeret
-27 Mane facto, surrexit homo, et aperuit ost.
-28 Loquebatur: Surge, et ambulemus
20-18 Qui surgentes venerunt in domum Dei
-19 Statimque filii Israel surgentes mane

Judic. 20-33 Itaque filii Israël surgentes de sedibus suis
-37 Qui cum repente de latibulis surrexissent
Ruth. 1- 6 Et surrexit ut in patriam pergeret
2-15 Inde surrexit, ut spicas ex more colligeret
3-14 Surrexit itaque antequam homines se cogn.
1 Reg. 1- 9 Surrexit a. Anna postquam comederat
-19 Et surrexerunt mane, et adoraverunt
5- 3 Cumq. surrexissent diluculo Azotii alt. die
9-26 Cumq. mane surrexissent, et jam elucesceret
Surge, et dimittam te. Et surrexit Saül
13-15 Surrexit a. Samuël, et ascendit de Galgalis
15-12 Cumq. de nocte surrexisset Samuël, ut iret
16-12 Et ait Dominus: Surge, unge eum, ipse est
-13 Surgensque Samuël, abiit in Ramatha
17-20 Surrexit itaq. David mane, et commendavit
-48 Cum ergo surrexisset Philisthæus, et veniret
18-27 Et post paucos dies surgens David, abiit
20-25 Surrexit Jonathas, et sedit Abner ex latere Saül
-34 Surrexit ergo Jonathas a mensa in ira furoris
-41 Cumq. abiisset puer, surrexit David de loco
-43 Et surrexit David, et abiit
21-10 Surrexit itaque David, et fugit in die illa
23- 4 Respondens, ait ei: Surge, et vade in Ceilam
-13 Surrexit e. David et viri ejus quasi sexcenti
-16 Et surrexit Jonathas filius Saül, et abiit
-24 At illi surgentes abierunt in Ziph ante Saül
24- 5 Surrexit ergo David: et præcidit oram clam.
- 9 Surrexit autem et David post eum
25-29 Si enim surrexerit aliquando homo persequens te
-42 Et festinavit, et surrexit Abigaïl, et ascendit
26- 2 Surrexit Saül, et descendit in desertum Ziph
- 5 Et surrexit David clam, et venit ad locum
27- 2 Et surrexit David, et abiit ipse, et sexcenti
28-23 Et tandem audita voce eor. surrexit de terra
-25 Qui cum comedissent, surrexerunt et ambul.
29-10 Et cum de nocte surrexeritis... pergite
-11 Surrexit itaq. de nocte David ipse et viri ej.
31-12 Surrexerunt omnes viri fortissimi
2 Reg. 2-14 Dixitque Abner ad Joab: Surgant pueri
Et respondit Joab: Surgant
-15 Surrexerunt ergo et transierunt
3-21 Surgam, ut congregem ad te.. omnem Israël
6- 2 Surrexitq. David, et abiit, et univ. populus
11- 2 Ut surgeret David de strato suo post merid.
12-17 Cogentes eum ut surgeret de terra
-20 Surrexit ergo David de terra: et lotus unctusque est
-21 Mortuo a. puero, surrexisti, et comedisti
13-15 Dixitque ei Amnon: Surge, et vade
-29 Surgentesque omnes filii regis, ascenderunt
-31 Surrexit itaque rex, et scidit vestimenta sua
14-23 Surrexit ergo Joab, et abiit in Gessur
-31 Surrexitque Joab, et venit ad Absalom
15- 9 Vade in pace. Et surrexit, et abiit in Hebron
-14 Surgite, fugiamus: neque e. erit nob. effug.
17-21 Et dixerunt: Surgite, et transite cito fluv.
-22 Surrexit ergo David, et omnis populus
-23 Stravit asinum suum, surrexitque, et abiit
18-31 De manu omnium qui surrexerunt contra te
19- 7 Nunc igitur surge, et procede, et alloquens
- 8 Surrexit ergo rex, et sedit in porta
24-11 Surrexit itaque David mane
3 Reg. 1-49 Et surrexerunt omnes qui invitati fuerant
-50 Surrexit, et abiit, tenuitque cornu altaris
2-19 Surrexit rex in occursum ejus, adoravitque
-40 Et surrexit Semeï, et stravit asinum suum
3-12 Similis tui fuerit, nec post te surrecturus sit
-21 Cumque surrexissem mane ut darem lac
8-54 Surrexit de conspectu altaris Domini
11-18 Cumque surrexissent de Madian, venerunt
-40 Qui surrexit, et aufugit in Ægyptum ad Sesac
14- 2 Surge, et commuta habitum, ne cognoscaris
-12 Tu igitur surge, et vade in domum tuam
-17 Surrexit itaque uxor Jeroboam, et abiit
17- 9 Surge, et vade in Sarephta Sidoniorum
-10 Surrexit, et abiit in Sarephta
19- 3 Et surgens abiit quocumque eum ferebat
- 5 Tetigit eum, et dixit illi: Surge, et comede
- 7 Tetigit eum, dixitque illi: Surge, comede
- 8 Qui cum surrexisset, comedit et bibit
21- 7 Surge, et comede panem, et æquo animo esto
-15 Surge, et posside vineam Naboth Jezrahel.
-16 Surrexit, et descendebat in vineam Naboth
-18 Surge, et descende in occursum Achab regis
4 Reg. 1- 3 Surge, et ascende in occursum nuntiorum
-15 Surrexit igitur, et descendit cum eo ad regem
3-22 Primoque mane surgentes, et orto jam sole
4-30 Surrexit ergo, et secutus est eam
-31 Et nuntiavit ei, dicens: Non surrexit puer
7- 5 Surrexerunt ergo vesperi, ut venirent
- 7 Surrexerunt ergo, et fugerunt in tenebris
-12 Qui surrexit nocte, et ait ad servos suos
8- 1 Surge, vade tu et domus tua, et peregrinare

4 Reg. 8- 2 Quæ surrexit, et fecit juxta verbum homin.
-21 Et surrexit nocte, percussitque Idumæos
9- 6 Et surrexit, et ingressus est cubiculum
10-12 Et surrexit, et venit in Samariam
11- 1 Surrexit, et interfecit omne semen regium
12-20 Surrexerunt a. servi ejus, et conjuraverunt
19-35 Cumque diluculo surrexisset, vidit omnia
23-25 Neque post eum surrexit similis illi
1 Par. 22-16 Surge igitur, et fac, et erit Dominus tecum
28- 2 Cumque surrexisset rex, et stetisset, ait
2 Par. 6-10 Et ego surrexi pro David patre meo, et sedi
13- 6 Surrexit Jeroboam filius Nabat, servus
14- 6 Et nulla temporibus ejus bella surrexerant
20-20 Cumque mane surrexissent, egressi sunt
21- 4 Surrexit ergo Joram super regnum patris s.
- 9 Surrexit nocte, et percussit Edom
22-10 Surrexit, et interfecit omn. stirpem regiam
24-25 Surrexerunt autem contra eum servi sui
29-12 Surrexerunt ergo Levitæ
30-14 Surgentes destruxerunt altaria, quæ erant
-27 Surrexerunt autem sacerdotes atq. Levitæ
1 Esdr. 1- 5 Et surrexerunt principes patrum de Juda
2-63 Donec surgeret sacerdos doctus atque perf.
3- 2 Et surrexit Josuë filius Josedec, et fratres
5- 2 Tunc surrexerunt Zorobabel filius Salathiel
9- 5 In sacrificio vespertino surrexi de afflictione
10- 4 Surge, tuum est decernere, nosque erimus tecum
- 5 Surrexit ergo Esdras, et adjuravit principes
- 6 Et surrexit Esdras ante domum Dei, et abiit
-10 Et surrexit Esdras sacerdos, et dixit ad eos
2 Esdr. 2-12 Et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum
-18 Et ait : Surgamus, et ædificemus
-20 Surgamus, et ædificemus : vobis autem non est pars
3- 1 Surrexit Eliasib sacerdos magnus, et fratres
4-14 Perspexi atq. surrexi : et aio ad optimates
9- 4 Surrexerunt autem super gradum Levitar.
- 5 Surgite, benedicite Domino Deo vestro
Tobiæ. 8- 6 Surgentes autem pariter, instanter orabant
Judith. 10- 1 Surrexit de loco in quo jacuerat prostrata
12-15 Surrexit, et ornavit se vestimento suo
Esth. 7- 7 Rex autem iratus surrexit, et de loco convivii intravit
Aman quoque surrexit ut rogaret Esther
11-12 Quod cum vidisset Mardochæus, et surrexisset de strato
Job. 1-20 Tunc surrexit Job, et scidit vestimenta sua
3- 9 Et non videat, nec ortum surgentis auroræ
19-25 In novissimo die de terra surrecturus sum
25- 3 Et super quem non surget lumen illius ?
30-12 Calamitates meæ illico surrexerunt
31-14 Cum surrexerit ad judicandum Deus
Psal. 19- 9 Nos autem surreximus et erecti sumus
34-11 Surgentes testes iniqui, quæ ignorabam
72-20 Velut somnium surgentium, Domine
81- 8 Surge, Deus, judica terram : quoniam tu hæreditabis
118-62 Media nocte surgebam ad confitendum tibi
126- 2 Vanum est vobis ante lucem surgere : Surgite postquam sederitis, qui manducatis
131- 8 Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca
Prov. 28-28 Cum surrexerint impii, abscondentur hom.
31-15 De nocte surrexit, deditque prædam
-28 Surrexerunt filii ej., et beatissimam prædic.
Cant. 2-10 Surge, propera, amica mea, columba mea
-13 Surge, amica mea, speciosa mea, et veni
3- 2 Surgam, et circuibo civitatem : per vicos
4-16 Surge, Aquilo, et veni, Auster, perfla hortum
5- 5 Surrexi, ut aperirem dilecto meo
7-12 Mane surgamus ad vineas, videamus si flor.
Eccli. 31-25 Surge e medio, evome : et refrigerabit te
32-15 Et hora surgendi non te trices : præcurre
47- 1 Surrexit Nathan propheta in diebus David
-14 Post ipsum surrexit filius sensatus
48- 1 Et surrexit Elias propheta, quasi ignis
Isai. 2-19 Cum surrexerit percutere terram
-21 A gloria...cum surrexerit percutere terram
14- 9 Principes terræ surrexerunt de soliis suis
21- 5 Surgite, principes, arripite clypeum
32- 9 Mulieres opulentæ, surgite, et audite vocem
37-36 Surrexerunt mane, et ecce omnes, cadavera
60- 1 Surge, illuminare Jerus. : quia venit lumen
- 4 Venient, et filiæ tuæ de latere surgent
Jerem. 1-17 Tu ergo accinge lumbos tuos, et surge
2-27 In tempore afflictionis suæ dicent : Surge
-28 Surgant et liberent te in tempore afflictionis
6- 5 Surgite, et ascendamus in nocte, et dissip.
13- 4 Surgens vade ad Euphraten, et absconde ibi
- 6 Surge, vade ad Euphraten : et tolle inde lumbare
18- 2 Surge, et descende in domum figuli
25-27 Et cadite neque surgatis a facie gladii
26-17 Surrexerunt ergo viri de senioribus terræ
31- 6 Surgite, et ascendamus in Sion ad Domin.
Jerem. 41- 2 Surrexit a. Ismahel filius Nathaniæ, et decem
46-16 Surge, et revertamur ad populum nostrum
49-28 Surgite, et ascendite ad Cedar, et vastate
Thren. 1-14 In manu, de qua non potero surgere
Baruc. 3-19 Descenderunt, et alii loco eor. surrexerunt
Ezech. 3-22 Surgens egredere in campum, et ibi loquar
-23 Surgens egressus sum in campum : et ecce ibi
7-11 Iniquitas surrexit in virga impietatis
Dan. 3-91 Surrexit propere, et ait optimatibus suis
7- 5 Dicebant ei : Surge, comede carnes plurimas
8-22 Fracto illo surrexerunt quatuor pro eo
-27 Cumque surrexissem, faciebam opera regis
11- 3 Surget vero rex fortis, et dominabitur
13-19 Surrexerunt duo senes, et accurrer. ad eam
14-15 Surrexit aut. rex primo diluculo, et Daniel
-38 Surgensque Daniel, comedit
Abdiæ. - 1 Surgite, et consurgamus adversus eum
Jonæ. 1- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem grand.
- 3 Et surrexit Jonas, ut fugeret in Tharsis
- 6 Surge, invoca Deum tuum, si forte recogitet
3- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem magn.
- 3 Surrexit Jonas, et abiit in Niniven
- 6 Surrexit de solio suo, et abjecit vestiment.
Mich. 2-10 Surgite, et ite, quia non habetis hic req.
4-13 Surge, et tritura, filia Sion : quia cornu t.
6- 1 Surge, contende judicio adversum montes
Habac. 2-19 Væ qui dicit... Surge, lapidi tacenti
Soph. 3- 7 Surgentes corruperunt omnes cogitationes
1 Mac. 2- 1 In dieb. illis surrexit Mathathias filius Joan.
3- 1 Surrexit Judas, qui vocabatur Machabæus
4- 3 Audivit Judas, et surrexit ipse, et potentes
-52 Ante matutinum surrexerunt quinta et vig.
5-29 Et surrexerunt inde nocte, et ibant usque
6-33 Et surrexit rex ante lucem, et concitavit
7-10 Et surrexerunt, et venerunt cum exercitu
9- 4 Et surrexerunt, et abierunt in Beream
- 8 Surgamus, et eamus ad adversarios nostros
-31 Jonathas... surrexit loco Judæ fratris sui
-40 Surrexerunt ad eos ex insidiis, et occiderunt
-44 Surgamus, et pugnemus contra inimicos
-60 Surrexit ut veniret cum exercitu multo
13-14 Quia surrexit Simon loco fratris sui Jonathæ
14-41 In æternum, donec surgat propheta fidelis
16- 5 Surrexerunt mane, et abierunt in campum
-16 Surrexit Ptolemæus cum s., et sumpserunt
2 Mac. 14-45 Et cum adhuc spiraret, accensus animo, surrexit
Matth. 2-13 Surge, et accipe puerum, et matrem ejus
-20 Surge, et accipe puerum, et matrem ejus
8-15 Dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis
-26 Tunc surgens, imperavit ventis et mari
9- 5 Quid est facilius, dicere... Surge, et ambula
- 6 Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum
- 7 Et surrexit, et abiit in domum suam
- 9 Sequere me. Et surgens, secutus est eum
-19 Et surgens Jesus, sequebatur eum
-25 Et tenuit manum ejus. Et surrexit puella
11-11 Non surrexit inter natos mulierum major
12-41 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista
-42 Regina Austri surget in judicio
14- 2 Joannes Baptista : ipse surrexit a mortuis
17- 7 Dixitque eis : Surgite, et nolite timere
24-11 Multi pseudoprophetæ surgent, et seducent
-24 Surgent enim pseudochristi, et pseudoprophetæ
25- 7 Tunc surrexerunt omnes virgines illæ
26-46 Surgite, eamus : ecce appropinquavit
-62 Et surgens princeps sacerdotum, ait illi
27-52 Et multa corpora sanctorum... surrexerunt
-64 Ne forte... dicant plebi : Surrexit a mortuis
28- 6 Non est hic : Surrexit enim, sicut dixit
- 7 Euntes dicite Discipulis ejus quia surrexit
Marc. 1-35 Et diluculo valde surgens, egressus abiit
2- 9 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
-11 Surge, tolle grabatum tuum, et vade
-12 Statim surrexit ille : et sublato grabato, abiit
-14 Sequere me. Et surgens secutus est eum
3- 3 Ait homini habenti manum aridam : Surge
5-41 Talitha cumi... Puella (tibi dico), surge
-42 Confestim surrexit puella, et ambulabat
7-24 Inde surgens abiit in fines Tyri et Sidonis
9-26 Tenens man. ejus, elevavit eum, et surrexit
10-49 Dicentes ei : Animæquior esto : surge
14-42 Surgite, eamus : ecce qui me tradet, prope
-57 Et quidam surgentes, falsum testimonium
16- 6 Surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuer.
- 9 Surgens a. mane, prima sabbati, apparuit
Luc. 4-16 Intravit... in synagogam, et surrexit legere
-29 Surrexerunt, et ejecerunt illum extra civit.
-38 Surgens autem Jesus de synagoga, introivit
-39 Continuo surgens ministrabat illis
5-23 Quid est facilius .. dicere : Surge, et amb.
-24 Tibi dico, surge, tolle lectum tuum, et vade
Luc. 5-28 Et relictis omnibus, surgens secutus est eum
6- 8 Surge, et sta in medium. Et surgens stetit
7-14 Et ait : Adolescens, tibi dico, surge
-16 Quia propheta magnus surrexit in nobis
8-24 At ille surgens, increpavit ventum et temp.
-54 Ipse a... clamavit, dicens : Puella, surge
-55 Et reversus est spiritus ejus et surrexit
9- 8 Quia Joannes surrexit a mortuis
Quia propheta unus de antiquis surrexit
-19 Quia unus propheta de prioribus surrexit
10-25 Quidam legis peritus surrexit tentans illum
11- 7 Non possum surgere, et dare tibi
- 8 Si non dabit illi surgens eo quod amicus ejus sit, propter improbitat. tamen ej. surget
-31 Regina Austri surget in judicio cum viris
-32 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hac
15-18 Surgam, et ibo ad patrem meum
-20 Et surgens venit ad patrem suum
17-19 Surge, vade : quia fides tua te salvum fecit
21-10 Surget gens contra gentem, et regnum adversus regnum
22-45 Et cum surrexisset ab oratione, et venisset
-46 Surgite, orate, ne intretis in tentationem
23- 1 Et surgens om. multitudo eorum, duxerunt
24- 6 Non est hic, sed surrexit : recordamini
-12 Petrus a. surgens cucurrit ad monumentum
-33 Surgentes eadem hora regressi sunt in Jer.
-34 Dicentes : Quod surrexit Dominus vere
Joan. 5- 8 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
7-52 Vide quia a Galilæa propheta non surgit
11-29 Illa ut audivit, surgit cito, et venit ad eum
-31 Quia cito surrexit et exiit, secuti sunt eam
13- 4 Surgit a cœna, et ponit vestimenta sua
14-31 Sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Surgite, eamus hinc
Act. 3- 6 In nomine Jesu Christi Nazareni surge
5- 6 Surgentes autem juvenes, amoverunt eum
-34 Surgens a. quidam in concilio Pharisæus
6- 9 Surrexerunt autem quidam de synagoga
7-18 Quoadusque surrexit alius rex in Ægypto
8-26 Dicens : Surge, et vade contra Meridianum
-27 Surgens abiit. Et ecce vir Æthiops, eunuch.
9- 7 Dom. ad eum : Surge, et ingredere civitatem
- 8 Surrexit autem Saulus de terra
-11 Surge, et vade in vicum, qui vocatur Rectus
-18 Et visum recepit : et surgens baptizatus est
-34 Surge, et sterne tibi. Et continuo surrexit
-40 Conversus ad corpus, dixit : Tabitha, surge
10-13 Et facta est vox ad eum : Surge, Petre, occide
-20 Surge itaque, descende, et vade cum eis
-23 Surgens profectus est cum illis
-26 Dicens : Surge, et ego ipse homo sum
11- 7 Surge, Petre, occide, et manduca
-28 Et surgens unus ex eis nomine Agabus
12- 7 Excitavit eum, dicens : Surge velociter
13-16 Surgens a. Paulus, et manu silent. indicens
14- 9 Dixit magna voce : Surge super pedes tuos
-19 Surgens intravit civitatem, et postera die
15- 5 Surrexerunt a. quidam de hæresi Pharis.
- 7 Surgens Petrus dixit ad eos : Viri fratres
22-10 Dixit ad me : Surgens vade Damascum
23- 9 Surgentes quidam Pharisæorum, pugnabant
Rom. 6- 4 Ut quomodo Christus surrexit a mortuis
13-11 Quia hora est jam nos de somno surgere
1 Cor. 10- 7 Et surrexerunt ludere
15-42 Seminatur in corr., surget in incorruptione
-43 Seminatur in ignobilitate, surget in gloria
Seminatur in infirmitate, surget in virtute
-44 Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale
Ephes. 5-14 Surge qui dormis, et exurge a mortuis
Hebr. 7-11 Necessarium fuit... alium surgere sacerdot.
Apoc. 11- 1 Dictum est mihi : Surge, et metire templum

SURIEL. *Princeps Moholitarum.*

Num. 3-35 Princeps eorum Suriel filius Abihaiel

SURISADDAI.

Pater Salamiel principis tribus Simeon.

Num. 1- 6 De Simeon, Salamiel filius Surisaddai
2-12 Princeps fuit Salamiel filius Surisaddai
7-36 Die quinto... Salamiel filius Surisaddai
-41 Hæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddai
10-19 Princeps fuit Salamiel filius Surisaddai

SURRECTUS.

Prov. 30-13 Palpebræ ejus in alta surrectæ

SURRIPIO.

Gen. 27-36 Secundo surripuit benedictionem meam
Dan. 6- 6 Tunc princip. et satrapæ surripuerunt regi

SURSUM.

Exod. 26-24 Eruntq. conjunctæ a deors. usque sursum

Exod. 36-29 Quæ junctæ erant a deorsum usque sursum
Deut. 4-39 Quod Dominus ipse sit Deus in cœlo sursum
33-27 Habitaculum ejus sursum, et subter brachia
Josue. 2-11 Deus vester, ipse est Deus in cœlo sursum
1 Reg. 9- 2 Ab humero et sursum eminebat sup. o. pop.
10-23 Et altior fuit universo populo ab humero et sursum
4 Reg. 19-30 Radic. deorsum, et faciet fructum sursum
2 Esdr. 3-28 Sursum a. a porta Equorum ædificaverunt
Job. 18-16 Sursum autem atteratur messis ejus
Prov. 8-28 Quando æthera firmabat sursum, et librabat
25- 3 Cœlum sursum, et terra deorsum
Eccle. 3-21 Si spiritus filiorum Adam ascendat sursum
Isai. 8-21 Maledicet... Deo suo, et suspiciet sursum
37-31 Radicem deorsum, et faciet fructum sursum
Jerem. 31-37 Si mensurari potuerint cœli sursum
Ezech. 8- 2 Et a lumbis ejus et sursum, quasi aspectus
41- 7 In rotundum, ascendens sursum per cochleam
43-15 Et ab Ariel usque ad sursum, cornua quat.
Luc. 13-11 Nec omnino poterat sursum respicere
Joan. 11-41 Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit
Act. 2-19 Et dabo prodigia in cœlo sursum, et signa
Galat. 4-26 Illa a., quæ sursum est Jerusalem, libera est
Colos. 3- 1 Quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est
- 2 Quæ sursum sunt sapite, non quæ super terram
Hebr. 12-15 Ne qua radix amaritudinis sursum germinans impediat

SUS.

Levit. 11- 7 Et sus: qui cum ungulam dividat non ruminat
Deut. 14- 8 Sus quoque quoniam dividit ungulam
Prov. 11-22 Circulus aureus in naribus suis
2 Petr. 2-22 Et, Sus lota in volutabro luti

SUSA. *Scriba David.*

1 Par. 18-16 Sacerdotes: et Susa, scriba

SUSA, ORUM.

Metropolis regni Persarum, e qua Susiana regio apud Persas nomen accepit, a Dario Hystaspis filio condita.

2 Esdr. 1- 1 Et ego eram in Susis castro
Esth. 11- 3 Homo Judæus, qui habitabat in urbe Susis
Dan. 8- 2 Cum essem in Susis castro

SUSAGAZI. *Eunuchus Assueri.*

Esth. 2-14 Quæ sub manu Susagazi eunuchi erant

SUSAN.

Susan, metropolis Persidis, ad ripas Choaspis fluvii sita, eadem est cum Susis.

Esth. 1- 2 Susan civitas regni ejus exordium fuit
- 5 Omn. populum, qui inventus est in Susan
2- 3 Et adducant eas ad civitatem Susan
- 5 Erat vir Judæus in Susan civitate
- 8 Pulchræ virgines adducerentur Susan
3-15 Statimque in Susan pependit edictum
4- 8 Exemplar q. edicti, quod pendebat in Susan
-16 Omnes Judæos, quos in Susan repereris
8-14 Et edictum regis pependit in Susan
9- 6 In Susan quingentos viros interficerent
-11 Numerus eorum, qui occisi erant in Susan
-12 In urbe Susan interfecerunt Judæi quing.
-13 Sicut fecerunt hodie in Susan, sic et cras
-14 Statimque in Susan pependit edictum
-15 Interfecti sunt in Susan trecenti viri
-18 Qui in urbe Susan cædem exercuerant
16-18 Ante portas hujus urbis, id est, Susan

SUSANECHÆI.

Nomen est populi cujus dux adhibitus est in consilio adversus Judæos.

1 Esdr. 4- 9 Babylonii, Susanechæi, Dievi, et Ælamitæ

SUSANNA I.

Anno mundi 3438, ante J. Ch. 616. Filia Helciæ, uxor Joakim, e tribu Juda. Norunt omnes historiam Susannæ; nempe eam concupiscentes duos presbyteros, violare conatos esse in ipsius et viri horto; Susannam adulterii falso accusatam a senibus, morti adjudicatam, tandem vero a Daniele liberatam, et calumniatores ejus a Daniele convictos, lege talionis interfectos fuisse. Qui autem plura desiderat, legat Danielem, cap. 13.

Dan. 13- 2 Accepit uxorem nomine Susannam
- 7 Ingrediebatur Susanna, et deambulabat
-22 Ingemuit Susanna, et ait: Angustiæ sunt
-24 Et exclamavit voce magna Susanna
-27 Quia nunquam dictus fuerat sermo hujuscemodi de Susanna
-28 Pleni iniqua cogitatione adversus Susannam
Dan. 13-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ uxorem
-31 Susanna erat delicata nimis, et pulchra
-42 Exclamavit a. voce magna Susanna, et dixit
-63 Laudaverunt Deum pro filia sua Susanna

SUSANNA II.

Nomen est alterius mulieris, quæ Christum sequebatur, et ministrabat ei de suis facultatibus.

Luc. 8- 3 Susanna, et aliæ multæ, quæ ministrabant

SUSCEPTIO.

Psal. 21- 1 In finem pro susceptione matutina, Psalm.
107- 9 Et Ephraim susceptio capitis mei

SUSCEPTOR.

Psal. 3- 4 Tu a. Domine, susceptor meus es, gloria m.
17- 3 Et cornu salutis meæ, et susceptor meus
41-10 Dicam Deo: Susceptor meus es
45- 8 Susceptor noster Deus Jacob
-12 Susceptor noster Deus Jacob
53- 6 Et Dominus susceptor est animæ meæ
58-10 Quia Deus susceptor meus es
-17 Quia factus es susceptor meus, et refugium
-18 Tibi psallam, quia Deus susceptor meus es
61- 3 Susceptor meus, non movebor amplius
88-27 Deus meus, et susceptor salutis meæ
90- 2 Susceptor meus es tu, et refugium meum
118-114 Adjutor, et susceptor meus es tu
143- 2 Susceptor meus, et liberator meus

SUSCIPIO.

Gen. 4-11 Aperuit os suum, et suscepit sanguin. fratris
16- 2 Si forte saltem ex illa suscipiam filios
19-21 Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas
23-13 Dabo pecuniam pro agro. Suscipe eam
33-11 Suscipe benedictionem, quam attuli tibi
Vix fratre compellente suscipiens, (-12) ait
38-12 Post luctum consolatione suscepta ascendeb.
43- 9 Ego suscipio puerum: de manu mea require
Exod. 2- 9 Suscepit mulier, et nutrivit puerum
22- 7 Ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint
-11 Suscipietque Dominus juramentum
23- 1 Non suscipies vocem mendacii: nec junges
27- 3 In usus ejus lebetes ad suscipiendos cineres
29-25 Suscipiesque universa de manibus eorum
30-16 Susceptamque pecuniam, quæ collata est
Levit. 8-28 Rursum suscepta de manibus eor., adolevit
12- 2 Mulier si suscepto semine pepererit mascul.
14-24 Qui suscipiens agnum pro delicto et sextar.
16- 5 Suscipietque ab univ. multit... duos hircos
22-25 Maculata sunt omnia, non suscipietis ea
24- 8 Suscepti a filiis Israël fœdere sempiterno
25-35 Et susceperis eum quasi advenam et peregrinum
Num. 6-20 Susceptaque rursum ab eo, elevabit
7- 5 Suscipe ab eis, ut serviant in ministerio
- 6 Cum suscepisset Moyses plaustra et boves
31-51 Susceperuntque Moyses et Eleazar sacerd.
-54 Et susceptum intulerunt in tabernaculum
32-32 Possessionem jam suscepisse nos confitemur
Deut. 26- 4 Suscipiensque sacerdos cartallum de manu t.
33-11 Benedic... et opera manuum illius suscipe
Josue. 9-14 Susceperunt igitur de cibariis eorum
20- 4 Sicque suscipient eum, et dabunt ei locum
22-30 Et verba... libentissime susceperunt
Judic. 11- 2 Habuit a. Galaad uxor. de qua suscepit filios
13-23 Si... holocaust. et libamenta non suscepisset
17- 3 Ut de manu mea susciplat filius meus
19- 3 Quæ suscepit eum, et introduxit in domum
21-13 Præceperunt eis, ut eos susciperent in pace
Ruth. 1-17 Quæ te terra morientem susceperit, in ea moriar
3-13 Ego te absque ulla dubitatione suscipiam
4-16 Susceptumq. Noëmi puerum posuit in sinu
1 Reg. 25-27 Quapropter suscipe benedictionem hanc
-35 Suscepit ergo David de manu ejus omnia
2 Reg. 24-23 Dominus Deus tuus suscipiat votum tuum
4 Reg. 24-12 Suscepit eum rex Bab. anno octavo regni s.
1 Par. 12-18 Suscepit ergo eos Dav., et constituit princip.
2 Par. 29-22 Et susceperunt sanguinem sacerdotes
30-16 Suscipiebant effundendum sanguinem
1 Esdr. 8-30 Susceperunt autem sacerdotes et Levitæ
Tobiæ. 3-18 Non cum libidine mea consensi suscipere
6-17 Hi namque qui conjugium ita suscipiunt
7- 1 Suscepit eos Raguël cum gaudio
11-11 Suscipiens osculatus est eum cum uxore sua
Judith. 5- 4 Non exierunt...ut susciperent nos cum pace
6-19 Suscepit eum in domum suam, et fecit ei
8-24 Qui tentationes non susceperunt cum timore
Esth. 9-21 Ut.. diem mensis Adar pro festis susciperent
-23 Susceperuntque Judæi in solemnem ritum
-27 Susceperunt Judæi super se et semen suum
-30 Ut haberent pacem et susciperent veritatem
-31 Observanda susceperunt a se et a semine s.
Esth. 14- 2 Fletibus et luctui apta indumenta suscepit
16-10 Aman... peregrinus a nobis susceptus est
Job. 2-10 Si bona suscepimus de manu Dei, mala quare non suspiciamus?
4-12 Furtive suscepit auris mea venas susurri ej.
22-22 Suscipe ex ore illius legem, et pone sermon.
27-13 Pars... quam ab Omnipotente suscipient
42- 8 Faciem ej. suscipiam ut non vobis imputetur
- 9 Et suscepit Dominus faciem Job
Psal. 3- 6 Et exurrexi, quia Dominus suscepit me
6-10 Dominus orationem meam suscepit
16-12 Susceperunt me sicut leo paratus ad præd.
17-36 Dedisti mihi... et dextera tua suscepit me
29- 2 Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me
39-12 Mis. t. et veritas t. semper susceperunt me
40-13 Me autem propter innocentiam suscepisti
47- 4 Deus in domibus ejus cognoscetur, cum suscipiet eam
-10 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam
62- 9 Anima mea post te: me suscepit dextera tua
68-30 Pauper et dolens: salus t., Deus, suscepit me
71- 3 Suscipiant montes pacem populo, et colles
72-24 Tenuisti manum... cum gloria suscepisti me
106-17 Suscepit eos de via iniquitatis eorum
117-13 Ut caderem: et Dominus suscepit me
118-116 Suscipe me secundum eloquium tuum
-122 Suscipe servum tuum in bonum
138-13 Suscepisti me de utero matris meæ
145- 9 Dominus... pupillum et viduam suscipiet
146- 6 Suscipiens mansuetos Dominus: humilians
Prov. 1- 3 Et suscipiendam eruditionem doctrinæ
-29 Et timorem Domini non susceperint
2- 1 Fili mi, si susceperis sermones meos
4- 4 Suscipiat verba mea cor tuum, custodi
-10 Audi, fili mi, et suscipe verba mea
6-35 Nec suscipiet pro redemptione dona plurim.
10- 8 Sapiens corde præcepta suscipit: stultus
11-30 Et qui suscipit animas, sapiens est
19-20 Audi consilium, et suscipe disciplinam
29-23 Et humilem spiritu suscipiet gloria
Sap. 2-18 Si enim est verus filius Dei, suscipiet illum
18- 7 Suscepta est autem a populo tuo sanitas
Eccli. 2- 2 Suscipe verba intellectus: et ne festines
3-14 Fili, suscipe senectam patris tui
4-12 Et suscipit inquirentes se, et præibit
7-11 Offerente me... munera mea suscipiet
12- 4 Da misericordi, et ne suscipias peccatorem
15- 2 Quasi mulier a virginitate suscipiet illum
21- 2 Si accesseris ad illa, suscipient te
35-14 Noli offerre munera prava: non e. suscipiet
-20 Qui adorat D. in oblectatione, suscipietur
51-34 Et suscipiat anima vestra disciplinam
Isai. 40- 2 Suscepit de manu Domini duplicia
41-10 Confortavi te...suscepit te dextera justi mei
42- 1 Ecce servus m., suscipiam eum: electus m.
57- 8 Suscepisti adulterum: dilatasti cubile tuum
Jerem. 3- 1 Revertere ad me, dicit Do., et ego suscipiam
6-10 Ecce verbum Do... et non suscipient illud
14-12 Non suscipiam ea: quoniam gladio et fame
15-15 Noli in patientia tua suscipere me: scito
Baruc. 3-21 Neque filii eorum susceperunt eam
Ezech. 20-41 In odorem suavitatis suscipiam vos
Dan. 3-39 In animo contrito et spiritu humilitatis suscipiamur
7-18 Suscipient autem regnum sancti Dei
13-65 Et suscepit Cyrus Perses regnum ejus
Osee. 8-13 Et comedent, et Dominus non suscipiet eas
Amos. 5-22 Si obtuleritis.. munera vest., non suscipiam
Soph. 3- 2 Non audivit vocem, et non suscepit disciplin.
- 7 Attamen timebis me, suscipies disciplinam
Malac. 1- 8 Si placuerit ei, aut si susceperit faciem tuam
- 9 Si quomodo suscipiat facies vestras
-10 Et munus non suscipiam de manu vestra
-13 Numquid suscipiam illud de manu vestra?
1 Mac. 5-25 Et susceperunt eos pacifice, et narraverunt
6-56 Quia quærebat suscipere regni negotia
9-31 Suscepit Jonathas tempore illo principatum
12- 8 Et suscepit Onias virum, qui missus fuerat
13-37 Et bahem, quam misistis, suscepimus
14-40 Quia susceperunt legatos Simonis gloriose
-47 Suscepit Simon, et placuit ei ut summo
16-15 Suscepit eos filius Abobi in munitiunculam
2 Mac. 2-27 Qui hoc opus breviandi causa suscepimus,
4- 7 Cum suscepisset regnum Antiochus
-22 Magnifice ab Jasone et civitate susceptus
7- 8 Sequenti loco, primi tormenta suscepit
-29 Dignus fratribus tuis effectus particeps, suscipe mortem
9-23 Ostendit qui post se susciperet principatum
10-11 Suscepto regno, constituit sup. negotia regni
-15 Fugatos ab Jerosolymis suscipiebant
Matth. 18- 5 Et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit
27-27 Milites præsidis suscipientes Jesum in præt.
Marc. 4-20 Qui audiunt verbum, et suscipiunt

Marc. 9-36 Quicumque me susceperit, non me suscipit
Luc. 1-54 Suscepit Israel puerum suum, recordatus
8-13 Cum audierint, cum gaudio suscipiunt verb.
9-48 Ait illi: Quicumq. susceperit puerum istum
10- 8 Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate
-10 Et non susceperint vos, exeuntes in plateas
-30 Suscipiens a. Jesus, dixit: Homo quidam
Joan. 19-16 Susceperunt autem Jesum, et eduxerunt
Act. 1- 9 Et nubes suscepit eum ab oculis eorum
3-21 Quem oportet quidem cœlum suscipere
7-43 Et suscepistis tabernaculum Moloch
-45 Quod et induxerunt, suscipientes patres n.
-58 Domine Jesu, suscipe spiritum meum
15- 4 Suscepti sunt ab Ecclesia et ab Apostolis
16-21 Morem, quem non licet nobis suscipere
17- 7 Quos suscepit Jason, et hi omnes contra
-11 Qui susceperunt verbum cum o. aviditate
18-27 Scripserunt Discipulis ut susciperent eum
20-13 Navigav. in Asson, inde suscepturi Paulum
-35 Sic laborantes, oportet suscipere infirmos
24- 3 Semper et ubique suscipimus, optime Felix
28- 7 Qui nos suscipiens, triduo benigne exhibuit
-30 Suscipiebat om. qui ingrediebantur ad eum
Rom. 15- 7 Propter quod suscipite invicem
Sicut et Christus suscepit vos
16- 2 Ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis
2 Cor. 8-17 Quoniam exhortationem quidem suscepit
1 Thes. 5-14 Suscipite infirmos, patientes estote ad omn.
Phile. -12 Tu autem illum, ut mea viscera, suscipe
-17 Habes me socium, suscipe illum sicut me
Hebr. 10-34 Et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis
11-17 Offerebat, qui susceperat repromissiones
-35 Distenti sunt non suscipientes redemption.
12-28 Itaque regnum immobile suscipientes
Jacob. 1-21 In mansuetudine suscipite insitum verbum
2-25 Suscipiens nuntios, et alia via ejiciens
3 Joan. - 8 Non ergo debemus suscipere hujusmodi
-10 Neque ipse suscipit fratres; et eos, qui suscipiunt, prohibet, et de Ecclesia ejicit

SUSCITO.

Gen. 38- 8 Et sociare illi, ut suscites semen fratri tuo
49- 9 Ut leo, et quasi leæna, quis suscitabit eum?
Levit. 10- 6 Plangant incendium quod Dom. suscitavit
Num. 24- 9 Quasi leæna, quam suscitare nullus audebit
Deut. 18-15 PROPHETAM... suscitabit tibi Do. Deus tuus
-18 Prophetam suscitabo eis de medio fratrum
25- 5 Et suscitabit semen fratris sui
- 7 Non vult frater viri mei suscitare nomen
28- 9 Suscitabit te Dom. sibi in populum sanctum
29-13 Ut suscitet te sibi in populum, et ipse sit
Josue. 6-26 Qui suscitaverit et ædificaverit civitatem
Judic. 2-16 Suscitavitque D. judices, qui liberarent eos
-18 Cumque Dominus judices suscitaret
3- 9 Qui suscitavit eis salvatorem, et liberavit
-15 Qui suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod
7-19 Et custodibus suscitatis, cœperunt buccinis
Ruth. 4- 5 Ut suscites nomen propinqui tui
-10 Ut suscitem nomen defuncti in hæreditate s.
1 Reg. 2- 8 Suscitat de pulvere egenum, et de stercore
-35 Et suscitabo mihi sacerdotem fidelem
3-12 In die illa suscitabo adversum Heli omnia
22- 8 Eo quod suscitaverit filius meus servum m.
28- 8 Et suscita mihi quem dixero tibi
-11 Dixitque ei mulier: Quem suscitabo tibi? Qui ait: Samuëlem mihi suscita
-15 Quare inquietasti me ut suscitarer?
2 Reg. 7-12 Suscitabo semen tuum post te
-25 Super domum ejus suscita in sempiternum
12-11 Ego suscitabo super te malum de domo tua
3 Reg. 11-14 Suscitavit a. Dom. adversarium Salomoni
-23 Suscitavit quoque ei Deus adversarium
12-15 Ut suscitaret verbum suum, quod locutus
15- 4 Ut suscitaret filium ejus post eum
4 Reg. 8- 5 Narraret regi quomodo mortuum suscitasset
Et hic est filius ejus, quem suscitavit Eliseus
9- 2 Suscitabis eum de medio fratrum suorum
23- 3 Et suscitarent verba fœderis hujus
1 Par. 5-26 Et suscitavit Deus Israel spiritum Phul
17-11 Suscitabo semen tuum post te
2 Par. 7-18 Suscitabo thronum regni tui
21-16 Suscitavit ergo Dominus contra Joram
24-13 Suscitaverunt domum Domini in statum
36-22 Suscitavit Dom. spiritum Cyri regis Pers.
1 Esdr. 1- 1 Suscitavit Dom. spiritum Cyri regis Pers.
- 5 Et omnis cujus Deus suscitavit spiritum
Job. 3- 8 Qui parati sunt suscitare Leviathan
16- 9 Et suscitatur falsiloquus adversus faciem m.
17- 8 Et innocens contra hypocritam suscitabitur
39-20 Numquid suscitabis eum quasi locustas
41- 1 Non quasi crudelis suscitabo eum
Psal. 77- 5 Et suscitavit testimonium in Jacob
87-11 Aut medici suscitabunt, et confitebuntur
Psal. 112- 7 Suscitans a terra inopem, et de stercore
Prov. 6- 3 Discurre, festina, suscita amicum tuum
10-12 Odium suscitat rixas
15- 1 Sermo durus suscitat furorem
-18 Qui patiens est, mitigat (*rixas*) suscitatas
16-28 Homo perversus suscitat lites
26-21 Sic homo iracundus suscitat rixas
30- 4 Quis suscitavit omnes terminos terræ?
Cant. 2- 7 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilect.
3- 5 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilect.
8- 4 Ne suscitetis, neq. evigilare faciatis dilect.
- 5 Sub arbore malo suscitavi te
Eccli. 10- 4 Et utilem rectorem suscitabit in tempus
36-17 Et suscita prædicationes, quas locuti sunt
Isai. 7- 6 Ascendamus ad Judam, et suscitemus eum
10-26 Et suscitabit super eum Do. exercituum
13-17 Ecce ego suscitabo super eos Medos
14- 9 Infernus... suscitavit tibi gigantes
41- 2 Quis suscitavit ab Oriente justum, vocavit
-25 Suscitavi ab Aquilone, et veniet ab ortu
42-13 Sicut vir præliator suscitabit zelum
44-26 Suscitans verbum servi sui
Ædificabimini, et deserta ejus suscitabo
45-13 Ego suscitavi eum ad justitiam
49- 6 Ut sis mihi servus ad suscitandas tribus
- 8 Dedi te in fœdus populi, ut suscitares terr.
58-12 Fundamenta generationis et generationis suscitabis
Jerem. 11- 5 Ut suscitem juramentum, quod juravi pat.
23- 4 Suscitabo super eos pastores, et pascent eos
- 5 Suscitabo David germen justum
28- 6 Suscitet Do. verba tua, quæ prophetasti
29-10 Suscitabo sup. vos verbum meum bonum
-15 Suscitavit nobis Do. prophetas in Babylone
30- 9 Sed servient... David regi suo, quem suscitabo eis
31-26 Ideo quasi de somno suscitatus sum: et vidi
33-14 Suscitabo verbum bonum, quod locutus s.
50- 9 Ecce ego suscito, et adducam in Babylon.
-32 Et corruet, et non erit qui suscitet eum
51- 1 Ecce ego suscitabo super Babylonem
-11 Suscitavit Do. spiritum regum Medorum
Baruc. 6-52 Regem regioni non suscitant
Ezech. 16-60 Et suscitabo tibi pactum sempiternum
-62 Et suscitabo ego pactum meum tecum
23-22 Ego suscitabo omnes amatores t. contra te
34-23 Et SUSCITABO SUPER EAS PASTOREM UNUM
-29 Et suscitabo eis germen nominatum
Dan. 2-44 Suscitabit Deus cœli regnum
5-21 Quemcumque voluerit, suscitabit super illud
13-45 Suscitavit Do. spiritum sanctum pueri
Osee. 6- 3 In die tertia suscitabit nos, et vivemus
Joel. 3- 7 Suscitabo eos de loco, in quo vendidistis
- 9 Sanctificate bellum: suscitate robustos
Amos. 2-11 Et suscitavi de filiis vestris in prophetas
5- 2 Projecta est... non est qui suscitet eam
6-15 Ecce enim suscitabo super vos, domus Isr.
7- 2 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
- 5 Quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
9-11 In die illa suscitabo tabernaculum David
Mich. 5- 5 Suscitabimus super eum septem pastores
Habac. 1- 6 Quia ecce ego suscitabo Chaldæos, gentem
2- 7 Et suscitabuntur lacerantes te
3- 9 Suscitans suscitabis arcum tuum
Aggæi. 1-14 Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel
Zach. 4- 1 Et reversus est Angelus...et suscitavit me quasi virum qui suscitatur de somno s.
9-13 Suscitabo filios t., Sion, sup. fil. t., Græcia
11-16 Quia ecce ego suscitabo pastorem in terra
13- 7 Framea suscitare super pastorem meum
1 Mac. 3-49 Suscitaverunt Nazaræos, qui impleverant
2 Mac. 7- 9 Nos...in æternæ vitæ resurrect. suscitabit
13- 4 Sed Rex regum suscitavit animos Antiochi
Matth. 3- 9 De lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
8-25 Et suscitaverunt eum, dicentes: Domine
10- 8 Mortuos suscitate, leprosos mundate
22-24 Et suscitet semen fratri suo
Luc. 3- 8 De lapidibus istis suscitare filios Abrahæ
8-24 Accedentes a. suscitaverunt eum, dicentes
20-28 Et suscitet semen fratri suo
Joan. 5-21 Sicut e. Pater suscitat mortuos, et vivificat
12- 1 Ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus
- 9 Ut Lazarum viderent, quem suscitavit
-17 Et suscitavit eum a mortuis
Act. 2-24 Quem D. suscitavit, solutis dolor. inferni
3-15 Interfecistis, quem Deus suscitavit a mort.
-22 Quoniam prophetam suscitabit vobis Do.
-26 Vobis primum Deus suscitans Filium suum
4-10 Crucifixistis, quem Deus suscitavit a mort.
5-30 Deus patrum nostrorum suscitavit Jesum
7-37 Prophetam suscitabit vobis Deus de fratr.
10-40 Hunc Deus suscitavit tertia die, et dedit
13-22 Et amoto illo, suscitavit illis David regem
Act. 13-30 Deus vero suscitavit eum a mort. tertia die
-34 Quod autem suscitavit eum a mortuis
-37 Quem vero Deus suscitavit a mortuis
14- 2 Suscitaverunt, et ad iracundiam concit.
17-31 Fidem præbens omnibus, suscitans eum
26- 8 Quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat?
Rom. 4-24 Qui suscitavit Jesum Christum Dominum
8-11 Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis
10- 9 Si confitearis in ore tuo... quod Deus illum suscitavit
1 Cor. 6-14 Deus vero et Dominum suscitavit: et nos suscitabit per virtutem suam
15-15 Quod suscitaverit Christum: quem non suscitavit, si mortui non resurgunt
2 Cor. 1- 9 Non simus fidentes in nobis, sed in Deo, qui suscitat mortuos
4-14 Scientes quoniam qui suscitavit Jesum, et nos cum Jesu suscitabit
Galat. 1- 1 Deum patrem, qui suscitavit eum a mortuis
Ephes. 1-20 Operatus est in Christo, suscitans illum
Philip. 1-17 Existimant. pressuram se suscitare vinculis
Colos. 2-12 Dei, qui suscitavit illum a mortuis
1 Thes. 1-10 Filium ej. de cœlis, quem suscitavit ex mort.
Hebr. 11-19 Quia et a mortuis suscitare potens est Deus
1 Petr. 1-21 Fideles estis in Deo, qui suscitavit eum
2 Petr. 1-13 Suscitare vos in commonitione

SUSI. *Pater Gaddi exploratoris.*

Num. 13-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi filium Susi

SUSPECTUS.

2 Mac. 4-34 Jurejurando (quamvis esset ei suspectus)
12- 4 Pacisque causa nihil suspectum habentibus

SUSPENDIUM.

2 Reg. 17-23 Et disposita domo sua, suspendio interiit
Job. 7-15 Quamobrem elegit suspendium anima mea

SUSPENDO.

Gen. 24-47 Suspendi itaque inaures ad ornand. faciem
40-19 Auferet Pharao... ac suspendet te in cruce
-22 Alterum suspendit in patibulo, ut conjector.
41-13 Redditus sum officio meo, et ille suspensus est in cruce
Num. 25- 4 Et suspende eos contra solem in patibulis
Deut. 11-18 Suspendite ea pro signo in manibus
Josue. 8-29 Regem quoque ejus suspendit in patibulo
10-26 Interfecit eos, atque suspendit super quinq. stipites: fueruntq. suspensi usq. ad vesp.
1 Reg. 31-10 Corpus vero ejus suspenderunt in muro
2 Reg. 4-12 Suspenderunt eos sup. piscinam in Hebron
18- 9 Et illo suspenso inter cœlum et terram
21-12 Bethsan, in qua suspenderant eos Philisth.
Judith. 14- 1 Fratres, suspendite caput hoc super muros
- 7 Suspenderunt super muros caput Holofernis
Esth. 7-10 Suspensus est itaque Aman in patibulo
9-13 Decem filii Aman in patibulis suspendantur
-14 Et decem filii Aman suspensi sunt
Psal. 136- 2 In medio ej. suspendimus organa nostra
Isai. 22-24 Suspendent super eum om. gloriam domus
Thren. 5-12 Principes manu suspensi sunt, facies senum
Ezech. 27-10 Clypeum et galeam suspenderunt in te
-11 Pharetras suas suspenderunt in muris tuis
1 Mac. 1-64 Et suspendebant pueros a cervicibus
7-47 Et suspenderunt contra Jerusalem
2 Mac. 6-10 Infantibus ad ubera suspensis
15-33 Manum a. dementis contra templ. suspendi
-35 Suspendit a. Nicanoris caput in summa arce
Matth. 18- 6 Expedit ei ut suspendatur mola asinaria
27- 5 Recessit: et abiens laqueo se suspendit
Luc. 19-48 O. e. populus suspensus erat, audiens illum
Act. 1-18 Et suspensus crepuit medius: et diffusa sunt
5-30 Quem vos interemistis suspendentes in ligno
10-39 Quem occiderunt suspendentes in ligno

SUSPICIO. *Verbum.*

Gen. 15- 5 Suspice cœlum, et numera stellas, si potes
1 Par. 21-20 Porro Ornan cum suspexisset, et vidisset
Job. 35- 5 Suspice cœlum et intuere, et contemplare
Isai. 8-21 Maledicet regi suo et Deo suo, et suspiciet
22-11 Non suspexistis ad eum, qui fecerat eam
38-14 Attenuati s. oculi mei, suspicientes in exc.
Dan. 13-35 Quæ flens suspexit ad cœlum: erat e. cor.
Joel. 1-20 Bestiæ agri, quasi area sitiens imbrem, suspexerunt ad te
Marc. 7-34 Et suspiciens in cœlum ingemuit, et ait illi
Luc. 19- 5 Cum venisset ad locum, suspiciens Jesus

SUSPICIO. *Nomen.*

Num. 5-14 Polluta est, vel falsa suspicione appetitur
Eccli. 3-26 Multos quoque supplantavit suspicio illor.
Dan. 6- 4 Nullamque causam et suspicionem reperire potuerunt

Dan. 6- 4 Om. culpa et suspicio non inveniretur in eo
1 Tim. 6- 4 Contentiones, blasphemiæ, suspiciones mal.

SUSPICOR.

Gen. 38-15 Judas suspicatus est esse meretricem
Judic. 8-11 Securi erant, et nihil adversi suspicabantur
1 Reg. 22-15 Ne suspicetur rex adversus servum s. rem
2 Reg. 17-29 Suspicati e. sunt, pop. fame et siti fatigari
3 Reg. 22-32 Suspicati sunt quod ipse esset rex Israel
Judith.14-13 Suspicabatur e. illum cum Judith dormire
Job. 15-21 Cum pax sit, ille semper insidias suspicatur
Psal. 67-17 Ut quid suspicamini montes coagulatos?
118-39 Amputa opprobr. m., quod suspicatus sum
Eccli. 9-18 Et non suspicaberis timorem mortis
2 Mac. 3-32 Ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam
5-11 Suspicatus est rex societatem deserturos
Act. 25-18 Nullam causam deferebant, de quibus ego suspicabar malum
27-27 Suspicabant.nautæ apparere sibi..regionem

SUSPIRO.

Josue. 15-18 Suspiravitque ut sedebat in asino
Judic. 1-14 Cum suspirasset sedens in asino, dixit ei
Job. 3-24 Antequam comedam suspiro: et tanquam
Eccli. 25-25 Ingemuit vir ej. et audiens suspiravit modic.
30-21 Spado complectens virginem, et suspirans
Præf.Thren. Amaro animo suspirans, et ejulans dixit

SUSTENTATIO.

Eccli. 2- 3 Sustine sustentationes Dei: conjungere D.
Rom. 3-26 In sustentatione Dei, ad ostension. justitiæ

SUSTENTO.

Gen. 47-17 Sustentavitque eos illo anno pro commutatione pecorum
Exod. 17-12 Aaron autem et Hur sustentabant manus ej.
18-23 Si hoc feceris... præcepta ejus poteris sustentare
35-14 Candelabrum ad luminaria sustentanda
Num. 11-17 Ut sustentent tecum onus populi, et non tu
Deut. 24-15 Quia pauper est, et ex eo sustentat animam
3 Reg. 7- 3 Quadraginta quinq. columnis sustentabatur
17-20 Viduam, apud quam ego utcumq. sustentor
22-27 Sustentate eum pane tribulationis et aqua
4 Reg. 16-17 Deposuit de bobus æreis, qui sustentabant
1 Par. 13- 9 Tetendit Oza manum suam ut sustentaret
Esth. 1- 6 Sustentata funibus byssinis atque purpureis
15- 7 Defluentia in humum indumenta sustentans
-11 Et sustentans eam ulnis suis, donec rediret
Job. 26- 2 Numquid imbecillis? et sustentas brach ej.
Prov. 18-14 Spiritus viri sustentat imbecillitatem suam
Eccle. 7-19 Bonum est te sustentare justum,sed et ab illo
8-12 Facit malum, et per patientiam sustentatur
Isai. 50- 4 Ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo
51-18 Non est qui sustentet eam ex omnibus filiis
2 Mac. 7-36 Fratres mei, modico nunc dolore sustentato

SUSTINENTIA.

Eccli. 2-16 Væ his, qui perdiderunt sustinentiam
1 Thes. 1- 3 Memores... et sustinentiæ spei Dom. nostri

SUSTINEO.

Gen. 36- 7 Nec sustinebat eos terra peregrinationis
Exod. 18-18 Negotium, solus illud non poteris sustinere
Levit. 15-13 Qui hujuscemodi sustinet passionem
22-16 Ne forte sustineant iniquitatem delicti sui
24-20 Inflixerit maculam, talem sustinere cogetur
Num. 11-14 Non possum solus sustinere hunc populum
18- 1 Simul sustinebitis peccata sacerdotii vestri
31-23 Quidquid a. ignem non potest sustinere
Deut. 1-10 Non possum solus sustinere vos: quia Dom.
-12 Non valeo solus negotia vestra sustinere
28-29 Omnique tempore calumniam sustineas
-33 Sis semp. calumniam sustinens,et oppressus
2 Reg. 3-29 De domo Joab fluxum seminis sustinens
3 Reg. 2-26 Sustinuisti laborem in omnibus, in quibus
1 Par. 19- 5 Grandem enim contumeliam sustinuerant
2 Par. 7- 7 Altare æn... non poterat sustinere holoc.
1 Esdr.10-13 Non sustinemus stare foris, et opus non est
Tobiæ. 5- 9 Sustine me,obsecro,donec hæc ipsa nuntiem
11-14 Et sustinuit quasi dimidiam fere horam
Esth. 7- 6 Vultum regis ac reginæ ferre non sustinens
8- 6 Quomodo enim potero sustinere necem
9-27 Quæq. sustinuerunt, et quæ deinceps imm.
15- 6 Teneritudine corpus s. ferre non sustinens
Job. 6-11 Quæ est enim fortitudo mea ut sustineam
17-13 Si sustinuero, infernus domus mea est
20-18 Sic et sustinebit
21- 3 Sustinete me, et ego loquar
36- 2 Sustine me paululum, et indicabo tibi
Psal. 24- 3 Universi qui sustinent te, non confundentur
- 5 Salvator meus, et te sustinui tota die
-21 Recti adhæserunt mihi: quia sustinui te
26-14 Confortetur cor tuum, et sustine Dominum
32-20 Anima nost. sustinet Do.: quoniam adjutor
36- 9 Sustinentes a. Dominum, ipsi hæreditabunt
54-13 Si... maledixisset mihi, sustinuissem
55- 7 Sicut sustinuerunt animam meam
68- 8 Propter te sustinui opprobrium: operuit
-21 Sustinui qui simul contristaretur, et non fuit
105-13 Et non sustinuerunt consilium ejus
129- 3 Domine: Domine, quis sustinebit?
- 4 Et propter legem tuam sustinui te, Domine Sustinuit anima mea in verbo ejus
147-17 Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Prov. 13- 8 Qui a. pauper est, increpation. non sustinet
14-35 Iracundiam ejus inutilis sustinebit
18-14 Ad irascend. facilem quis poterit sustinere
19-19 Qui impatiens est, sustinebit damnum
27-12 Parvuli transeuntes sustinuerunt dispendia
28-17 Si usque ad lacum fugerit, nemo sustinet
-27 Qui despicit deprecantem,sustinebit penur.
30-21 Et quartum non potest sustinere
Sap. 8-12 Tacentem me sustinebunt, et loquentem me
16-22 Nix autem et glacies sustinebant vim ignis
17-16 Ineffugibilem sustinebat necessitatem
Eccli. 1-29 Usque in tempus sustinebit patiens,et postea
2- 2 Deprime cor tuum, et sustine: inclina
- 3 Sustine sustentationes Dei: conjungere Deo, et sustine ut crescat
- 4 In dolore sustine, et in humilitate tua
- 7 Metuentes Do. sustinete misericordiam ej.
6-19 Accede ad eam, et sustine bonos fruct. illius
16-22 Opera justitiæ ejus quis enuntiabit? aut quis sustinebit?
17-20 Dedit viam justitiæ et confirmavit deficientes sustinere
22-31 Si mala mihi evenerint per illum, sustinebo
34-22 Dom. solus sustinentibus se in via veritatis
36-18 Da mercedem sustinentibus te, ut prophetæ
43- 3 In conspectu ardoris ejus quis poterit sustinere?
48- 2 Non enim poterant sustinere præcepta Do.
51-12 Eruis sustinentes te, Domine, et liberas
Isai. 1-14 Facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens
23-12 Calumniam sustinens virgo filia Sidonis
25- 9 Iste Dom., sustinuimus eum, exultabimus
26- 8 In semita judiciorum tuorum, Domine, sustinuimus te
36- 9 Quomodo sustinebis faciem judic. unius loci
51- 5 Expectab., et brachium meum sustinebunt
64- 3 Cum feceris mirabilia, non sustinebimus
Jerem. 6-11 Furore Do. plenus sum: laboravi sustinens
10-10 Non sustinebunt gentes comminationem ej.
15-15 Scito quod sustinui propter te opprobrium
20- 9 Et defeci, ferre non sustinens
31-19 Erubui, quoniam sustinui opprobrium
42-14 Non audiemus, et famem non sustinebimus
49-19 Quis enim similis mei? et quis sustinebit me?
50-33 Calumniam sustinent filii Israël et filii Juda
-44 Quis est e. similis mei? et quis sustinebit me?
Baruc. 4-25 Filii, patienter sustinete iram, quæ superv.
Ezech.22-14 Numquid sustinebit cor t., aut prævalebunt
36- 6 Quod confusionem gentium sustinueritis
Dan. 6- 2 Redderent rationem, et rex non sustineret
11-15 Brachia Austri non sustinebunt et consurg.
13-57 Filia Juda non sustinuit iniquitatem vestram
Joel. 2-11 Terribilis valde: et quis sustinebit eum?
Amos. 7-10 Non poterit terra sustinere universos serm.
1 Mac. 5-40 Si transierit... non poterimus sustinere eum
-44 Non potuit sustinere contra faciem Judæ
7-25 Cognovit quia non potest sustinere eos
10-73 Quomodo poteris sustinere equitatum
2 Mac. 2-28 Libenter laborem sustinemus
6-20 Patient. sustinens, destinavit non admittere
-30 Quia... duros corporis sustineo dolores
7-17 Tu a. patienter sustine, et videbis magnam
-30 Ait adolescens: Quem sustinetis? non obedio
Matth. 6-24 Aut unum sustinebit, et alterum contemnet
26-38 Sustinete hic, et vigilate
Marc. 8- 2 Quia ecce jam triduo sustinent me
13-13 Qui a. sustinuerit in finem, hic salvus erit
14-34 Sustinete hic, et vigilate
Act. 7-24 Fecit ultionem ei, qui injuriam sustinebat
18-14 O viri Judæi, recte vos sustinerem
-18 Cum adhuc sustinuisset dies multos
20- 5 Hi cum præcessissent, sustinuerunt nos
23-25 Timuit e. ne... postea calumniam sustineret
Rom. 9-22 Sustinuit in multa patientia, vasa iræ
15- 1 Imbecillitates infirmorum sustinere
1 Cor. 4-12 Persecutionem patimur, et sustinemus
9-12 Sed o. sustinemus, ne quod offendicul. demus
10-13 Sed faciet... ut possitis sustinere
13- 7 Omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet
2 Cor. 11- 1 Utinam sustineretis modic. quid insipientiæ
-20 Sustinetis e. si quis vos in servitutem redigit
1 Thes. 3- 1 Propter quod non sustinentes amplius
- 5 Propterea et ego amplius non sustinens
2 Thes. 1- 4 Tribulationibus, quas sustinetis
2 Tim. 2-10 Ideo omnia sustineo propter electos
2 Tim. 2-12 Si sustinebimus, et conregnabimus
3-11 Quales persecutiones sustinui
4- 3 Cum sanam doctrinam non sustinebunt
Hebr. 10-32 Magnum certamen sustinuistis passionum
11-27 Invisibilem enim tanquam videns sustinuit
12- 2 Qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem
- 3 Qui talem sustinuit... contradictionem
Jacob. 5-11 Ecce beatificamus eos, qui sustinuerunt
1 Petr. 2-19 Si propt.conscient.Dei sustinet quis tristitias
-20 Sed si bene facientes patienter sustinetis
Judæ. - 7 Ignis æterni pœnam sustinentes
Apoc. 2- 2 Scio... quia non potes sustinere malos
- 3 Et sustinuisti propter nomen meum

SUSTOLLO.

Isai. 58-14 Et sustollam te super altitudines terræ

SUSTULI. *Vid.* TOLLO.

SUSURRATIONES.

2 Cor 12-20 Susurrationes, inflationes, seditiones sint

SUSURRATOR.

Eccli. 5-17 Susurratori autem odium et inimicitia

SUSURRO. *Verbum.*

Psal. 40- 8 Adversum me susurrabant om. inimici mei
Eccli. 12-19 Et multa susurrans, commutavit vultum s.

SUSURRO. *Nomen.*

Levit. 19-16 Non eris criminator, nec susurro in populo
Prov. 26-20 Et susurrone subtracto, jurgia conquiescent
-22 Verba susurronis quasi simplicia
Eccli. 5-16 Non appelleris susurro, et lingua tua ne cap.
21-31 Susurro coinquinabit animam suam
28-15 Susurro et bilinguis maledictus
Rom. 1-29 Plenos invidia, homicidio... susurrones

SUSURRUS.

Job. 4-12 Quasi furtive suscepit auris mea venas susurri ejus

SUTHALA I. *Filius primogenitus Ephraim.* Et SUTHALA II, *filius Zabad filii Thahath.*

Num. 26-35 Suthala, a quo familia Suthalaïtarum
-36 Porro filius Suthala fuit Heran
1 Par. 7-20 Filii a. Ephraïm: Suthala, Bared filius ejus
-21 Et hujus filius Suthala, et hujus filius Ezer

SUTHALAITÆ.

Num. 26-35 Suthala, a quo familia Suthalaïtarum

SUUS, A, UM.

Gen. 1-11 Faciens fructum juxta genus suum
Deinceps omittitur.

SYCOMORUS.

3 Reg. 10-27 Cedror.præbuit multitud. quasi sycomoros
2 Par. 1-15 Præbuitq. rex... et cedros quasi sycomoros
9-27 Tantam multitudinem velut sycomorum
Isai. 9-10 Sycomoros succiderunt, sed cedros immut.
Amos. 7-14 Armentarius ego sum vellicans sycomoros
Luc. 19- 4 Præcurrens, ascendit in arbor. sycomorum

SYENE. *Urbs in confinibus Æthiopiæ.*

Ezech.29-10 A turre Syenes, usq. ad terminos Æthiopiæ
30- 6 A turre Syenes gladio cadent in ea, ait Dom.

SYLVA.

Deut. 19- 5 Sed abiisse cum eo simpliciter in sylvam
Josue. 15- 9 Quæ est Cariathiarim, id est, urbs Sylvarum
-60 Hæc est Cariathiarim urbs Sylvarum
17-15 Ascende in sylvam, et succide tibi spatia
1 Reg. 23-15 David erat in deserto Ziph in sylva
-16 Et surrexit... et abiit ad David in sylvam
-18 Mansitque David in sylva
-19 Latitat apud nos in locis tutissimis sylvæ
2 Reg. 2-18 Unus de capreis quæ morantur in sylvis
4 Reg. 6- 2 Tollant singuli de sylva materias singulas
2 Par. 25-18 Et ecce bestiæ, quæ erant in sylva Libani
Psal. 49-10 Quoniam meæ sunt omnes feræ sylvarum
73- 5 Quasi in sylva lignorum securibus
79-14 Exterminavit eam aper de sylva
82-15 Sicut ignis, qui comburit sylvam
95-12 Tunc exultabunt omnia ligna sylvarum
103-20 In ipsa pertransibunt omnes bestiæ sylvæ
131- 6 Invenimus eam in campis sylvæ
Eccle. 2- 6 Ut irrigarem sylvam lignor. germinantium
Cant. 2- 3 Sicut malus inter ligna sylvarum
Sap. 13-11 Faber de sylva lignum rectum secuerit
Eccli. 28-12 Secundum e. ligna sylvæ, sic ignis exardescit
Isai. 7- 2 Sicut moventur ligna sylvarum a facie venti
Jerem. 5- 6 Idcirco percussit eos leo de sylva
12- 8 Facta... hæreditas mea quasi leo in sylva
26-18 Et mons domus in excelsa sylvarum

Baruc. 5- 8 Obumbraverunt autem et sylvæ
6-62 Ignis... ut consumat montes et sylvas
Ezech. 15- 2 Quæ sunt inter ligna sylvarum ?
- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum
Mich. 3-12 Et mons templi in excelsa sylvarum
5- 8 Quasi leo in jumentis sylvarum
Jacob. 3- 5 Ignis quam magnam sylvam incendit

SYLVANUS.

Idem est cum Sila, qui post discessum Barnabæ assumptus est a sancto Paulo socius Evangelicæ prædicationis.

2 Cor. 1-19 Prædicatus est per me et Sylvanum
1 Thes. 1- 1 Paulus et Sylvanus et Timotheus, Ecclesiæ
1 Petr. 5-12 Per Sylvanum fidelem fratr. vob... scripsi

SYLVESTRIS.

Gen. 14- 3 Om. hi convenerunt in vallem Sylvestrem
- 8 Direxerunt aciem contra eos in valle Sylvestri
-10 Vallis a. Sylvestris habebat puteos multos
2 Reg. 24- 6 Et venerunt in Dan sylvestria
4 Reg. 4-39 Invenitque quasi vitem sylvestrem
Matth. 3- 4 Esca a. ejus erat locustæ, et mel sylvestre
Marc. 1- 6 Et locustas et mel sylvestre edebat

SYMBOLA.

Prov. 23-21 Et dantes symbola consumentur

SYMPHONIA.

Dan. 3- 5 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
- 7 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
-10 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
-15 Sambucæ, et psalterii, et symphoniæ
Luc. 15-25 Audivit symphoniam et chorum

SYNAGOGA.

Exod. 34-31 Tam Aaron quam principes synagogæ
Num. 4-34 Moyses et Aaron et principes synagogæ
16- 2 Ducenti quinquag. viri proceres synagogæ
27-20 Ut audiat eum omnis synagoga filiorum Isr.
31-13 Egressi sunt... omnes principes synagogæ
Psal. 7- 8 Et synagoga populorum circumdabit te
81- 1 Deus stetit in synagoga deorum
85-14 Synagoga potentium quæsierunt animam m.
105-18 Et exarsit ignis in synagoga eorum
Prov. 5-14 In om. malo, in medio ecclesiæ et synagogæ
Eccli. 1-39 Et in medio synagogæ elidat te
3-30 Synagogæ superborum non erit sanitas
16- 7 In synagoga peccantium exardebit ignis
21-10 Stuppa collecta synagoga peccantium
41-22 (*Erubescite*) a synagoga et plebe de iniq.
50-15 Coram omni synagoga Israël
1 Mac. 2-42 Congregata est ad eos synagoga Assidæor.
Matth. 4-23 Docens in synagogis eorum, et prædicans
6- 2 Sicut hypocritæ faciunt in synagogis
- 5 Qui amant in synagogis... stantes orare
9-35 Docens in synagogis eorum, et prædicans
10-17 Et in synagogis suis flagellabunt vos
12- 9 Venit in synagogam eorum
13-54 Docebat eos in synagogis eorum
23- 6 Amant a... et primas cathedras in synagogis
-34 Et ex eis flagellabitis in synagogis vestris
Marc. 1-21 Et statim sabbatis ingressus in synagogam
-23 Et erat in synagoga eorum homo in spiritu
-29 Et protinus egredientes de synagoga
-39 Et erat prædicans in synagogis eorum
3- 1 Et introivit iterum in synagogam
6- 2 Et facto sabbato cœpit in synagoga docere
12-39 Et in primis cathedris sedere in synagogis
13- 9 Et in synagogis vapulabitis, et ante præsides
Luc. 4-15 Et ipse docebat in synagogis eorum
-16 Et intravit... die sabbati in synagogam
-20 In synagoga oculi erant intendentes in eum
-28 Repleti sunt omnes in synagoga ira
-33 In synagoga erat homo habens dæmonium
-38 Surgens autem Jesus de synagoga, introivit
-44 Et erat prædicans in synagogis Galilææ
6- 6 Ut intraret in synagogam, et doceret
7- 5 Et synagogam ipse ædificavit nobis
8-41 Jaïrus, et ipse princeps synagogæ erat
-49 Venit quidam ad principem synagogæ
11-43 Diligitis primas cathedras in synagogis
12-11 Cum autem inducent vos in synagogas
13-10 Erat a. docens in synagoga eorum sabbatis
20-46 Et amant... primas cathedras in synagogis
21-12 Et persequentur, tradentes in synagogas
Joan. 6-60 Hæc dixit in synagoga docens, in Capharn.
9-22 Ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synagogam fieret
12-42 Ut e synagoga non ejicerentur
16- 2 Absq. synagogis facient vos : sed venit hora
18-20 Ego semper docui in synagoga et in templo
Act. 6- 9 Surrexerunt autem quidam de synagoga
9- 2 Et petiit ab eo epistolas in Damascum ad synagogas
-20 Et continuo in synagogis prædicabat Jesum
13- 5 Prædicabant verb. Dei in synagogis Judæor.
-14 Et ingressi synagogam die sabbatorum
-15 Miserunt principes synagogæ ad eos
-43 Cumque dimissa esset synagoga, secuti sunt
14- 1 Ut simul introirent in synagogam Judæorum
15-21 Moyses... habet in singulis civitatibus qui eum prædicent in synagogis
17- 1 Thessalonicam, ubi erat synagoga Judæor.
-10 In synagogam Judæorum introierunt
-17 Disputabat igitur in synagoga cum Judæis
18- 4 Disputabat in synagoga per omne sabbatum
- 7 Cujus domus erat conjuncta synagogæ
-17 Apprehendentes autem omnes Sosthenem principem synagogæ
-19 Ipse vero ingressus synagogam, disputabat
-26 Hic ergo cœpit fiducialiter agere in synagoga
19- 8 Introgressus autem synagogam, cum fiducia
22-19 Cædens per synagogas eos qui credebant
24-12 Neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem... neque in synagogis
26-11 Et per om. synagogas frequenter puniens eos
Apoc. 2- 9 Et non sunt, sed sunt synagoga Satanæ
3- 9 Ecce dabo de synagoga Satanæ, qui dicunt

SYNTYCHE. *Mulier Christiana.*

Philip. 4- 2 Syntychen deprecor, idipsum sapere in Do.

SYRA.

1 Par. 7-14 Concubinaque ejus Syra peperit Machir

SYRACUSA.

Civitas primaria Siciliæ, quondam maxima et opulentissima.

Act. 28-12 Cum venissemus Syracusam, mansimus ibi

SYRIA.

Regio Asiæ Majoris celeberrima, et sub cujus nomine plures comprehenduntur regiones : ipsa etiam Mesopotamia ; sed et aliquando Assyria sub Syriæ nomine, et vice versa Syria sub Assyriæ nomine intelligitur.

Gen. 28- 2 Et proficiscere in Mesopotamiam Syriæ
- 5 Profectus venit in Mesopotamiam Syriæ
- 6 Et misisset eum in Mesopotamiam Syriæ
- 7 Quodque obediens Jacob... isset in Syriam
33-18 Postq. reversus est de Mesopotamia Syriæ
35- 9 Postq. reversus est de Mesopotamia Syriæ
-26 Qui nati sunt ei in Mesopotamia Syriæ
46-15 Hi filii Liæ quos genuit in Mesopot. Syriæ
Deut. 23- 4 Et quia conduxerunt contra te Balaam filium Beor de Mesopotamia Syriæ
Judic. 3-10 Et tradidit Dominus in manus ejus Chusan Rasathaïm regem Syriæ
10- 6 Et servierunt idolis... et diis Syriæ
2 Reg. 8- 5 Venit quoque Syria Damasci
Et percussit Dav. de Syria viginti duo millia
- 6 Et posuit Dav. præsidium in Syria Damasci
Factaq. est Syria David serviens sub tributo
-12 De Syria, et Moab, et filiis Ammon
-13 Cum reverteretur capta Syria in valle Sal.
15- 8 Vovit servus t., cum esset in Gessur Syriæ
3 Reg. 10-29 Reges Heth. et Syriæ equos venumdabant
11-25 Odium contra Israel, regnavitque in Syria
15-18 Et misit ad Benadad... regem Syriæ
20- 1 Rex Syriæ congregavit omnem exercitum
-20 Fugit quoque Benadad rex Syriæ in equo
-21 Et percussit Syriam plaga magna
-22 Sequenti enim anno rex Syriæ ascendet
-23 Servi vero regis Syriæ dixerunt ei
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello inter Syriam et Israël
- 3 Negligimus tollere eam de manu regis Syriæ
-11 His ventilabis Syriam, donec deleas eam
-31 Rex autem Syriæ præceperat principibus
4 Reg. 5- 1 Naaman princeps militiæ regis Syriæ
Per illum enim dedit Deus salutem Syriæ
- 2 Porro de Syria egressi fuerant latrunculi
- 5 Dixitq. ei rex Syriæ : Vade, et mittam litteras
6- 8 Rex autem Syriæ pugnabat contra Israel
-11 Conturbatumque est cor regis Syriæ
-23 Et ultra non venerunt latrones Syriæ
-24 Congregavit Benadad rex Syriæ univ. exerc.
7- 4 Venite ergo, et transfugiamus ad castra Syriæ
- 5 Surrexerunt... ut venirent ad castra Syriæ
Cumq. venissent ad principium castr. Syriæ
- 6 Dom. sonitum audiri fecerat in castris Syriæ
-10 Dicentes : Ivimus ad castra Syriæ
-16 Et egressus populus diripuit castra Syriæ
8- 7 Et Benadad rex Syriæ ægrotabat
- 9 Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te
-13 Ostendit mihi Dominus te regem Syriæ fore
4 Reg. 8-28 Ad præliandum contra Hazaël regem Syriæ
-29 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
9-14 Ipse, et o. Israel contra Hazaël regem Syriæ
-15 Præliantem contra Hazaël regem Syriæ
12-17 Tunc ascendit Hazaël rex Syriæ, et pugnabat
-18 Misitque Hazaeli regi Syriæ, et recessit
13- 3 Et tradidit eos in manu Hazaël regis Syriæ
- 4 Quia attriverat eos rex Syriæ
- 5 Et liberatus est de manu regis Syriæ
- 7 Interfecerat enim eos rex Syriæ
-17 Et sagitta salutis contra Syriam
Percutiesque Syriam in Aphec
-19 Percussisses Syriam usque ad consumption.
-22 Rex Syriæ afflixit Isr. cunctis diebus Joachaz
-24 Mortuus est autem Hazaël rex Syriæ
15-37 Mittere in Judam Rasin regem Syriæ
16- 5 Tunc ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee
- 6 Restituit Rasin rex Syriæ Ailam Syriæ
- 7 Et salvum me fac de manu regis Syriæ
24- 2 Immisitque ei Dom... et latrunculos Syriæ
1 Par. 18- 6 Ut Syria quoque serviret sibi
19- 6 Et de Syria Maacha, et de Soba, currus
-19 Noluitque ultra Syria auxilium præbere
2 Par. 1-17 Et a regibus Syriæ emptio celebrabatur
16- 2 Misitque ad Benadad regem Syriæ
- 7 Quia habuisti fiduciam in rege Syriæ
Idcirco evasit Syriæ regis exercitus de manu
18-10 His ventilabis Syriam, donec conteras eam
-30 Rex autem Syriæ præceperat ducibus equit.
20- 2 De his locis, quæ trans mare sunt, et de Syria
22- 5 In bellum contra Hazaël regem Syriæ
24-23 Ascendit contra eum exercitus Syriæ
28- 5 Tradiditq. eum Dom... in manu regis Syriæ
-23 Et dixit : Dii regum Syriæ auxiliantur eis
Judith. 2- 9 Frumentum ex omni Syria in transitu suo parari constituit
3- 1 Provinciarum reges ac principes, Syriæ scilicet Mesopotamiæ et Syriæ Sobal
-14 Pertransiens autem Syriam Sobal
Psal. 59- 2 Cum succendit Mesopotam. Syriæ et Sobal
Isai. 7- 1 Ascendit Rasin rex Syriæ, et Phacee
- 2 Dicentes : Requievit Syria super Ephraïm
- 4 In ira furoris Rasin regis Syriæ
- 5 Eo quod consilium inierit contra te Syria
- 8 Caput Syriæ Damascus, et caput Damasci
9-12 Syriam ab Oriente, et Philisthiim ab Occid.
17- 3 Reliquiæ Syriæ sicut gloria filiorum Israel
Jerem. 35-11 Ingrediamur... et a facie exercitus Syriæ
Ezech. 16-57 Hoc tempore in opprobrium filiarum Syriæ
Osee. 12-12 Fugit Jacob in regionem Syriæ
Amos. 1- 5 Et transferetur populus Syriæ Cyrenen
1 Mac. 3-13 Et audivit Seron princeps exercitus Syriæ
-41 Et additi sunt ad eos exercitus Syriæ
7-39 Et occurrit illi exercitus Syriæ
11- 2 Et exiit in Syriam verbis pacificis
-60 Congregatus est ad eum om. exercitus Syriæ
2 Mac. 10-11 Phœnicis et Syriæ militiæ principem
Matth. 4-24 Et abiit opinio ejus in totam Syriam
Luc. 2- 2 Descriptio prima facta est a præside Syriæ
Act. 15-23 Qui sunt Antiochiæ, et Syriæ, et Ciliciæ
-41 Perambulabat autem Syriam et Ciliciam
18-18 Fratribus valefaciens, navigavit in Syriam
20- 3 Illi insidiæ a Judæis navigaturo in Syriam
21- 3 Navigavimus in Syriam, et venimus Tyrum
Galat. 1-21 Deinde veni in partes Syriæ et Ciliciæ

SYRIACA.

2 Mac. 15-37 Quod dicitur voce Syriaca, pridie Mardoch.

SYRIACE.

4 Reg. 18-26 Precamur ut loquaris nobis servis tuis Syriace
1 Esdr. 4- 7 Epistola a. accusationis scripta erat Syriace
Dan. 2- 4 Responderuntque Chaldæi regi Syriace

SYROPHOENISSA.

Marc. 7-26 Erat e. mulier gentilis, Syrophœnissa genere

SYRTIS.

Act. 27-17 Timentes ne in Syrtim inciderent

SYRUS, A.

Gen. 22-21 Buz fratr. ejus, et Camuël patrem Syrorum
25-20 Duxit uxorem Rebec. filiam Bathuelis Syri
28- 5 Venit... ad Laban filium Bathuël Syri
Deut. 26- 5 Syrus persequebatur patrem meum
2 Reg. 10- 6 Miserunt, et conduxerunt mercede Syrum Rohob et Syrum Soba
- 8 Syrus a. Soba, et Rohob... erant in campo
- 9 Et instruxit aciem contra Syrum
-11 Si prævaluerint adversum me Syri
-13 Iniit itaque Joab... certamen contra Syros
-14 Filii a. Ammon videntes quia fugissent Syri
-15 Videntes igitur Syri quoniam corruissent
-16 Misitque Adarezer, et eduxit Syros

2 *Reg.* 10-17 Et direxerunt aciem Syri ex adverso David
-18 Fugeruntque Syri a facie Israël, et occidit David de Syris septingentos currus
-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra
3 *Reg.* 20-20 Fugeruntque Syri, et persecutus est eos Isr.
-26 Recensuit Benadad Syros, et ascendit
-27 Syri autem repleverunt terram
-28 Quia dixerunt Syri : Deus montium est Do.
-29 Percusseruntque filii Israël de Syris centum
22-35 Rex Isr. stabat in curru suo contra Syros
4 *Reg.* 5-20 Pepercit dominus meus Naaman Syro isti
6- 9 Quia ibi Syri in insidiis sunt
4 *Reg.* 7-12 Dico vobis quid fecerint nobis Syri
-14 Misitque rex in castra Syrorum, dicens
-15 Vasis, quæ projecerant Syri, cum turbarent.
8-28 Et vulneraverunt Syri Joram
-29 Quia vulneraverant eum Syri in Ramoth
9-15 Quia percusserant eum Syri, præliantem
1 *Par.* 18- 5 Supervenit autem et Syrus Damascenus
19-10 Elegit viros... et perrexit contra Syrum
-12 Si vicerit me Syrus, auxilio eris mihi
-14 Perrexit ergo Joab... contra Syrum ad præl.
-15 Filii Ammon videntes quod fugisset Syrus
-16 Videns a. Syrus quod cecidisset coram Isr.
1 *Par.* 19-16 Et adduxit Syrum, qui erat trans fluvium
-18 Fugit autem Syrus Israël : et interfecit David de Syris septem millia curruum
2 *Par.* 18-34 Rex Israël stabat in curru suo contra Syros
22- 5 Vulneraveruntque Syri Joram
24-24 Cum permodicus venisset numer. Syrorum
1 *Esdr.* 4- 7 Scripta erat Syriace, et legebatur serm. Syro
Isai. 36-11 Loquere ad servos tuos Syra lingua
Ezech. 27-16 Syrus negotiator tuus propter multitudinem
Amos. 9- 7 Palæst. de Cappadocia, et Syros de Cyrene
Luc. 4-27 Nemo eorum mundatus est, nisi Naaman Syrus

T

TABBAOTH. *Princeps Nathinæorum.*
1 *Esdr.* 2-43 Nathinæi... filii Hasupha, filii Tabbaoth

TABEE. *Filius Nachor ex Roma concubina.*
Gen. 22-24 Peperit Tabee, et Gah., et Tahas, et Maacha

TABEEL I *vel* THABEEL.
Unus e consiliariis Artaxerxis regis Persarum, Judæis infensus.
1 *Esdr.* 4- 7 Beselam, Mithridates, et Thabeel, et reliqui

TABEEL II.
Nomen proprium viri, cujus filium regem in Judæa constituere volebant Rasin rex Syriæ, et Phacee rex Israel, pro Achaz rege Juda.
Isai. 7- 6 Ponamus regem in medio ej. filium Tabeel

TABEFACIO.
Judith. 14-14 Vidensq. cadaver... in suo sang. tabefactum
Eccli. 31- 1 Vigilia honestatis tabefaciet carnes
1 *Mac.* 4-32 Et tabefac audaciam virtutis eorum

TABELIAS.
Levita e stirpe Merari, janitor templi.
1 *Par.* 26-11 Helcias secundus, Tabelias tertius, Zach.

TABERNA.
Locus juxta Romam, qui nunc dicitur Cisterna.
Act. * 28-15 Usque ad Appii forum ac tres Tabernas

TABERNACULUM.
Gen. 9-21 Et nudatus in tabernaculo suo
-27 Et habitet in tabernaculis Sem
12- 8 Tetendit ibi tabernaculum s. ab Occidente
13- 3 Ad locum ubi prius fixerat tabernaculum
- 5 Greges ovium, et armenta, et tabernacula
-18 Movens igitur tabernaculum suum Abram
16-12 E regione univ. fratrum s. figet tabernac.
18- 1 Apparuit... sedenti in ostio tabernaculi sui
- 2 Cucurrit in occurs. eor. de ostio tabernaculi
- 6 Festinavit Abraham in tabernac. ad Saram
-10 Sara risit post ostium tabernaculi
24-67 Qui introduxit eam in tabernaculum Saræ
25-27 Vir simplex habitabat in tabernaculis
26-25 Invocato nom. Do., extendit tabernaculum
31-25 Jacob extenderat in monte tabernaculum
-33 Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob
33-17 Nomen loci ill. Socoth, id est, tabernacula
-19 Partem agri, in qua fixerat tabernacula
35-21 Fixit tabernaculum trans turrem Gregis
Exod. 1-11 Ædificaveruntque urbes tabernaculorum
16-16 Animarum v. quæ habitant in tabernaculo
-34 Posuitque illud Aaron in tabernaculo
18- 7 Cumque intrasset tabernaculum, narravit
25- 9 Juxta omnem similitudinem tabernaculi
26- 1 Tabernaculum vero ita facies
- 6 Jungenda sunt, ut unum tabernaculum fiat
- 7 Facies et saga cilicina undecim, ad operiendum tectum tabernaculi
-12 Ex medietate ejus operies posteriora tabernaculi
-13 Utrumque latus tabernaculi protegens
-15 Facies et tabulas stantes tabernaculi
Exod. 26-20 In latere q. secundo tabernaculi quod vergit
-22 Ad Occidentalem vero plagam tabernaculi
-23 In angulis erigantur post terg. tabernaculi
-26 Ad continendas tabulas in uno latere tabernaculi
-30 Et eriges tabernaculum juxta exemplar
-35 In latere tabernaculi Meridiano
27- 9 Facies et atrium tabernaculi
-19 Cuncta vasa tabernaculi in omnes usus
-21 In tabernaculo testimonii, extra velum
28-43 Quando ingrediuntur tabernaculum testim.
29- 4 Applicabis ad ostium tabernaculi testimonii
-10 Applicabis et vitulum coram tabernaculo
-11 Juxta ostium tabernaculi testimonii
-30 Et qui ingredietur tabernaculum testimonii
-32 In vestibulo tabernaculi testim. comedent
-42 Ad ostium tabernaculi testimonii coram Do.
-44 Sanctificabo et tabernaculum testimonii
30-16 Trades in usus tabernaculi testimonii
-18 Ponesq. illud inter tabernaculum testimonii
-20 Quando ingressuri sunt tabernaculum test.
-26 Et unges ex eo tabernaculum testimonii
-36 Pones ex eo coram tabernaculo testimonii
31- 7 Tabernaculum fœderis, et arcam testimonii
33- 7 Moyses quoque tollens tabernaculum
Vocavitq. nomen ej. Tabernaculum fœderis
Egrediebatur ad tabernaculum fœderis
- 8 Cumq. egrederetur Moyses ad tabernaculum
- 9 Ingresso autem illo tabernaculum fœderis
-10 Columna nubis staret ad ostium tabernaculi
Adorabant per fores tabernaculorum suor.
-11 Puer, non recedebat de tabernaculo
35-11 Tabernaculum scilicet, et tectum ejus
-15 Tentorium ad ostium tabernaculi
-18 Paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis s.
-21 Ad faciendum opus tabernaculi testimonii
36- 8 Corde sapient. ad explend. opus tabernaculi
-13 Morderent cortinarum ansas, et fieret unum tabernaculum
-14 Ad operiendum tectum tabernaculi
-19 Fecit et opertorium tabernaculi de pellibus
-20 Fecit et tabulas tabernaculi de lignis
-22 Sic fecit in omnibus tabernaculi tabulis
-25 Ad plagam quoque tabernaculi quæ respicit
-27 Id est, ad eam partem tabernaculi
-28 Per singulos angulos tabernaculi retro
-31 Ad continendas tabulas unius lateris tabernaculi
-32 Ad Occidentalem plagam tabernaculi
-37 Fecit et tentorium in introitu tabernaculi
38- 8 Quæ excubabant in ostio tabernaculi
15 Inter utraque introitum tabernaculi fecit
-20 Paxillos quoque tabernaculi et atrii
-21 Hæc sunt instrumenta tabernaculi testim.
-30 Bases in introitu tabernaculi testimonii
-31 Et paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum
39-31 Perfectum est igitur omne opus tabernaculi
-32 Et obtulerunt tabernaculum et tectum
-38 Et tentorium in introitu tabernaculi
-40 Quæ in ministerium tabernaculi.. jussa sunt
40- 2 Prima die mensis, eriges tabernaculum test.
- 5 Tentorium in introitu tabernaculi pones
- 7 Labrum inter altare et tabernaculum
- 9 Oleo unges tabernaculum cum vasis suis
Exod. 40-12 Et filios ejus ad fores tabernaculi testimonii
-15 Prima die mensis, collocatum est tabernaculum
-17 Et expandit tectum super tabernaculum
-19 Cumque intulisset arcam in tabernaculum
-20 Posuit et mensam in tabernaculo testimonii
-22 Posuit et candelabrum in tabernaculo test.
-26 Posuit et tentorium in introitu tabernaculi
-28 Labrum quoque statuit inter tabernaculum
-31 Erexit et atrium per gyrum tabernaculi
-32 Operuit nubes tabernaculum testimonii
-34 Si quando nubes tabernaculum deserebat
-36 Nubes... incubabat per diem tabernaculo
Levit. 1- 1 Locutus est ei Dominus de tabernaculo
- 3 Offeret ad ostium tabernaculi testimonii
- 5 Quod est ante ostium tabernaculi
3- 2 Immolabitur in introitu tabernaculi testim.
- 8 Quæ immolabitur in vestibulo tabernaculi
-13 Immolabitque eam in introitu tabernaculi
4- 4 Adducet illum ad ostium tabernaculi test.
- 5 Inferens illum in tabernaculum testimonii
- 7 Quod est in tabernaculo testimonii
Altaris holocausti in introitu tabernaculi
-14 Adducetque eum ad ostium tabernaculi
-16 De sanguine ej. in tabernaculum testimonii
-18 Coram Domino in tabernaculo testimonii
6-16 Et comedet in loco sancto atrii tabernaculi
-26 In loco sancto, in atrio tabernaculi
-30 Cujus sanguis infertur in tabernaculum test.
8- 3 Et congregabis omnem cœtum ad ostium tabernaculi
- 4 Congregataque omni turba ante fores tabernaculi
-10 Unctionis oleum, quo linivit tabernaculum
-31 Coquite carnes ante fores tabernaculi
-33 De ostio quoque tabernaculi non exibitis
-35 Die ac nocte manebitis in tabernaculo
9- 5 Tulerunt... cuncta... ad ostium tabernaculi
-23 Ingressi autem Moyses et Aaron in tabernaculum testimonii
10- 7 Non egrediemini fores tabernaculi, alioquin peribitis
- 9 Quando intratis in tabernaculum testimonii
12- 6 Deferet... ad ostium tabernaculi testimonii
14- 8 Ut maneat extra tabernaculum suum
-11 Coram Dom. in ostio tabernaculi testimonii
-23 Ad ost. tabernaculi testimonii coram Dom.
15-14 In conspectu Dom., ad ostium tabernaculi
-29 Ad ostium tabernaculi testimonii
-31 Cum polluerint tabernaculum meum
16- 7 Coram Dom. in ostio tabernaculi testimonii
-16 Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testim.
-17 Nullus hominum sit in tabernaculo
-20 Postquam emundaverit sanctuarium et tabernaculum
-23 Revertetur Aaron in tabernaculum testim.
-33 Et expiabit sanctuarium et tabernaculum
17- 4 Et non obtulerit ad ostium tabernaculi
- 5 Sanctificentur Domino ante ostium tabernaculi testimonii
- 6 Ad ost. tabernaculi testimonii, et adolebit
- 9 Et ad ostium tabernaculi testimonii
19-21 Offeret Dom.. ad ost. tabernaculi testimonii
23-34 Erunt feriæ tabernaculorum septem diebus

Levit. 23-42 Qui de genere est Is., maneb. in tabernaculis
-43 Quod in tabernaculis habitare fecerim filios
24- 3 Extra velum testim. in tabernaculo fœderis
26-11 Ponam tabernaculum meum in medio vestri
Num. 1- 1 In deserto Sinaï, in tabernaculo fœderis
-50 Sed constitue eos super tabernaculum
Ipsi portabunt tabernaculum et o. utensilia
Ac per gyrum tabernaculi metabuntur
-51 Cum proficiscendum fuerit, deponent Levitæ tabernaculum
-53 Per gyrum tabernaculi figent tentoria
Excubabunt in custodiis tabernaculi testim.
2- 2 Filii Israël, per gyrum tabernaculi fœderis
-17 Levabitur autem tabernaculum testimonii
3- 7 Observent... coram tabernaculo testimonii
- 8 Et custodiant vasa tabernaculi
-23 Hi post tabernaculum metabuntur ad Occ.
-25 Habebunt excubias in tabernaculo fœderis
-26 Ipsum tabernaculum et operimentum ejus
Quod append. in introitu atrii tabernaculi
Funes tabernaculi et omnia utensilia ejus
-36 Erunt sub custodia eor. tabulæ tabernaculi
-38 Castrametabuntur ante tabernaculum fœd.
4- 3 Et ministrent in tabernaculo fœderis
- 4 Tabernaculum fœderis, et sanctum sanctor.
-15 Onera filior. Caath in tabernaculo fœderis
-16 Et quidquid ad cultum tabernaculi pertinet
-23 Et ministrant in tabernaculo fœderis
-25 Ut portent cortinas tabernaculi et tectum
Quod pendet in introitu tabernaculi fœderis
-26 In introitu quod est ante tabernaculum
-28 Hic est cultus... in tabernaculo fœderis
-31 Portabunt tabulas tabernaculi et vectes ej.
-33 Et ministerium in tabernaculo fœderis
-35 Ad ministerium tabernaculi fœderis
-37 Qui intrant tabernaculum fœderis
-39 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
-43 Ad explendos ritus tabernaculi fœderis
-47 Ingredientes ad ministerium tabernaculi
5-17 De pavimento tabernaculi mittet in eam
6-13 Adducet eum ad ostium tabernaculi fœderis
-18 Radetur Nazaræus ante ostium tabernaculi
7- 1 Die qua complevit Moyses tabernaculum
- 3 Obtuleruntque ea in conspectu tabernaculi
- 5 Ut serviant in ministerio tabernaculi
-89 Cumq. ingrederetur Moyses tabernaculum
8- 9 Et applicabis Levitas coram tabernaculo
-15 Et postea ingredientur tabernaculum
-19 Ut serviant mihi...in tabernaculo fœderis
-22 In tabernaculum fœderis coram Aaron
-24 Ut ministrent in tabernaculo fœderis
-26 Eruntq. ministri... in tabernaculo fœderis
9-15 Igitur die qua erectum est tabernaculum
-17 Nubes, quæ tabernaculum protegebat
-18 Ad imperium illius figebant tabernaculum
Quibus stabat nubes super tabernaculum
-20 Quot dieb. fuisset nubes sup. tabernaculum
-21 Statim diluculo tabernaculum reliquisset
-22 Vel longiori tempore fuisset super tabernaculum
10- 3 Omnis turba ad ostium tabernaculi fœderis
-11 Elevata est nubes de tabernaculo fœderis
-17 Depositumque est tabernaculum
-21 Tandiu tabernaculum portabatur, donec
11-16 Duces eos ad ostium tabernaculi fœderis
-24 Quos stare fecit circa tabernaculum
-26 Et non exierant ad tabernaculum
12- 4 Egredimini vos tant. tres ad tabernaculum
- 5 Et stetit in introitu tabernaculi
-10 Nubes... quæ erat super tabernaculum
16- 9 Ut serviretis ei in cultu tabernaculi
-19 Omn. multitudinem ad ostium tabernaculi
-24 Ut separetur a tabernaculis Core et Dathan
-26 Recedite a tabernaculis hominum impior.
-32 Devoravit illos cum tabernaculis suis
-43 Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum
-50 Ad ost. tabernaculi fœderis postq. quievit
17- 4 Ponesque eas in tabernaculo fœderis
- 7 Coram Domino in tabernaculo testimonii
-10 Refer virgam Aaron in tabernaculo testim.
-13 Quicumque accedit ad tabernaculum Dom.
18- 2 Ministrabitis in tabernaculo testimonii
- 3 Et ad cuncta opera tabernaculi
- 4 Et excubent in custodiis tabernaculi
- 6 Ut serviant in ministeriis tabernaculi ejus
-21 Quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis
-22 Non accedant ultra filii Is. ad tabernaculum
-23 Filiis Levi mihi in tabernaculo servientibus
-31 Quo servitis in tabernaculo testimonii
19- 4 Asperget contra fores tabernaculi
-13 Polluet tabernaculum Domini, et peribit
-14 Lex hominis qui moritur in tabernaculo
20- 6 Ingressusque Moyses...tabernaculum fœd.
24- 5 Quam pulchra tabernacula tua, Jacob
- 6 Ut tabernacula quæ fixit Dominus

Num. 25- 6 Qui flebant ante fores tabernaculi
27- 2 Steteruntque... ad ostium tabernaculi fœd.
31-30 Qui excubant in custodiis tabernaculi Dom.
-47 Qui excubabant in tabernaculo Domini
-54 Et susceptum intulerunt in tabernaculum
Deut. 1-27 Murmurastis in tabernaculis vestris
11- 6 Terra absorbuit cum domib. et tabernaculis
16- 7 Consurgens vades in tabernacula tua
-13 Solemnitatem q. tabernaculorum celebrab.
-16 Et in solemnitate tabernaculorum
31-10 In solemnitate tabernaculorum
-14 Et state in tabernaculo testimonii
-15 Quæ stetit in introitu tabernaculi
33-18 Et Issachar in tabernaculis tuis
Josue. 3-14 Igitur egressus est popul. de tabernaculis s.
7-21 In terra contra medium tabernaculi mei
-22 Qui currentes ad tabernaculum illius
-24 Ipsumq. tabernaculum, et cunctam supell.
18- 1 Ibique fixerunt tabernaculum testimonii
19-51 Coram Do., ad ostium tabernaculi testim.
22- 4 Revertimini, et ite in tabernacula vestra
- 6 Qui reversi sunt in tabernacula sua
- 7 Cumque dimitteret eos in tabernacula sua
-19 Ad terram in qua tabernaculum Domini est
-29 Quod extructum est ante tabernaculum ej.
Judic. 4-11 Et tetenderat tabernacula usque ad vallem
-18 Qui ingressus tabernaculum ejus, et opertus
-20 Dixitque Sisara ad eam : Sta ante ostium tabernaculi
-21 Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum tabernaculi
5-24 Et benedicatur in tabernaculo suo
6- 5 Greges eor. veniebant cum tabernaculis suis
7- 8 Abire præcepit ad tabernacula sua
-13 Cumque pervenisset ad tabernaculum
8-11 Per viam eorum qui in tabernaculis morab.
20- 8 Non recedemus in tabernacula nostra
21-24 Reversi sunt... in tabernacula sua
1 Reg. 2-22 Quæ observabant ad ostium tabernaculi
4-10 Et fugit unusquisque in tabernaculum suum
13- 2 Remisit unumquemque in tabernacula sua
17-54 Arma vero ejus posuit in tabernaculo suo
21- 7 In die illa, intus in tabernaculo Domini
2 Reg. 6-17 In medio tabernaculi quod tetend. ei David
7- 6 Sed ambulabam in tabernaculo et in tent.
15-25 Et ostendet mihi eam et tabernaculum s.
16-22 Tetenderunt ergo Absalom tabernaculum
18-17 Omnis autem Israël fugit in tabernacula sua
19- 8 Israël autem fugit in tabernacula sua
20- 1 Revertere in tabernacula tua, Israël
-22 Recesserunt... unusquisq. in tabernacula s.
3 Reg. 1-39 Sumpsitque... cornu olei de tabernaculo
2-28 Fugit ergo Joab in tabernaculum Domini
-29 Quod fugisset Joab in tabernaculum Dom.
-30 Et venit Banaïas ad tabernaculum Domini
8- 4 Arcam Domini, et tabernaculum fœderis
Vasa sanctuarii, quæ erant in tabernaculo
-66 Profecti sunt in tabernacula sua lætantes
12-16 Vade in tabernacula tua, Israël
Et abiit Israël in tabernacula sua
4 Reg. 7- 8 Ingressi sunt unum tabernaculum et comed.
Rursum reversi sunt ad aliud tabernaculum
8-21 Populus autem fugit in tabernacula sua
13- 5 Habitaveruntque filii Isr. in tabernaculis s.
14-12 Fugerunt unusquisque in tabernacula sua
1 Par. 2-55 Resonantes, et in tabernaculis commorantes
4-41 Et percusserunt tabernacula eorum
5-10 Habitaveruntq. pro eis in tabernaculis eor.
6-32 Ministrabant coram tabernaculo testimonii
-48 In cunctum minist. tabernaculi domus Do.
9-19 Coritæ... custodes vestibulor. tabernaculi
-21 Janitor portæ tabernaculi testimonii
-23 In ostiis domus Domini, et in tabernaculo
15- 1 Arcæ Dei, tetenditque ei tabernaculum
16- 1 Et constituerunt eam in medio tabernaculi
-39 Coram tabernaculo Domini in excelso
17- 5 Sed fui semper mutans loca tabernaculi
21-29 Tabernaculum a. Do., quod fecerat Moyses
23-26 Ut ultra portent tabernaculum et om. vasa
-32 Custodiant observationes tabernaculi fœd.
2 Par. 1- 3 Ubi erat tabernaculum fœderis Dei
- 4 Et ubi fixerat illi tabernaculum
- 5 Ibi erat coram tabernaculo Domini
- 6 Coram tabernaculo fœderis Domini
-13 Gabaon in Jer. coram tabernaculo fœderis
5- 5 Intulerunt... omn. paraturam tabernaculi
Vasa sanctuarii, quæ erant in tabernaculo
7-10 Dimisit populos ad tabernacula sua, lætantes
8-13 Et in solemnitate tabernaculorum
10-16 Revertere in tabernacula tua, Israël
Et abiit Israël in tabernacula sua
24- 6 Ut inferret eam... in tabernaculum testim.
25-22 Corruitque... et fugit in tabernacula sua
29- 6 Averterunt facies suas a tabernaculo Dom.
1 Esdr. 3- 4 Feceruntque solemnitatem tabernaculorum

1 Esdr. 7-15 Cujus in Jerusalem tabernaculum est
2 Esdr. 8-14 Ut habitent filii Israël in tabernaculis
-15 Ut fiant tabernacula, sicut scriptum est
-16 Feceruntque sibi tabernacula unusquisque
-17 Et habitaverunt in tabernaculis
Tobiæ. 13-12 Ut reædificet in te tabernaculum suum
Judith. 9-11 Et polluere tabernaculum nominis tui
10-16 Duxeruntque illam ad tabernaculum Holof.
12- 4 Induxerunt illam servi ej. in tabernaculum
- 9 Et introiens munda manebat in tabernaculo
13-31 Benedicta tu a Deo tuo in omni tabernaculo
14- 4 Cucurrerint ad tabernaculum Holofernis
- 8 Ad tabernaculum Holofernis cucurrerunt
- 9 Hi qui in tabernaculo erant, venientes
-15 Ingressus tabernaculum Judith, non invenit
Job. 5-24 Scies quod pacem habeat tabernaculum t.
8-22 Et tabernaculum impiorum non subsistet
11-14 Et non manserit in tabernaculo tuo injustitia
12- 6 Abundant tabernacula prædonum
15-34 Et ignis devorabit tabernacula eorum
18- 6 Lux obtenebrescet in tabernaculo illius
-14 Avellatur de tabernaculo suo fiducia ejus
-15 Habitent in tabernaculo illius socii ejus
Aspergatur in tabernaculo ejus sulphur
-21 Hæc sunt ergo tabernacula iniqui
19-12 Et obsederunt in gyro tabernaculum meum
20-26 Affligetur relictus in tabernaculo suo
21-28 Et ubi tabernacula impiorum ?
22-23 Longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo
29- 4 Secreto Deus erat in tabernaculo meo
31-31 Si non dixerunt viri tabernaculi mei
39- 6 Et tabernacula ejus in terra salsuginis
Psal. 14- 1 Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo ?
17-12 In circuitu ejus tabernaculum ejus
18- 6 In sole posuit tabernaculum suum
26- 5 Quoniam abscondit me in tabernaculo suo
Protexit me in abscondito tabernaculi tui
- 6 Et immolavi in tabernaculo ejus hostiam
28- 1 Psal. David. In consummatione tabernaculi
30-21 Proteges eos in tabernaculo tuo
41- 5 Transibo in locum tabernaculi admirabilis
42- 3 In montem sanctum t., et in tabernacula tua
45- 5 Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus
48-12 Tabernacula eorum in progenie et progenie
51- 7 Et emigrabit te de tabernaculo tuo
59- 8 Et convallem tabernaculorum metibor
60- 5 Inhabitabo in tabernaculo tuo in sæculo
68-26 In tabernaculis eorum non sit qui inhabitet
73- 7 Polluerunt tabernaculum nominis tui
77-28 Et ceciderunt... circa tabernacula eorum
-51 Primitias omnis laboris eorum in tabernaculis Cham
-55 Habitare fecit in tabernaculis eor. tribus Is.
-60 Repulit tabernaculum Silo, tabernaculum suum, ubi habitavit
-67 Et repulit tabernaculum Joseph
82- 7 Tabernacula Idumæorum et Ismahelitæ
83- 2 Quam dilecta tabernacula tua, Domine
-11 Magis quam habitare in tabernaculis pecc.
86- 2 Portas Sion super omnia tabernacula Jacob
90-10 Flagellum non appropinq. tabernaculo tuo
105-25 Et murmuraverunt in tabernaculis suis
107- 8 Et convallem tabernaculorum dimetiar
117-15 Vox exultationis et salutis in tabernaculis
131- 3 Si introiero in tabernaculum domus meæ
- 5 Locum Domino, tabernaculum Deo Jacob
- 7 Introibimus in tabernaculum ejus
Prov. 14-11 Tabernacula vero justorum germinabunt
Cant. 1- 4 Sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Sal.
- 7 Pasce hædos t. juxta tabernacula pastorum
Sap. 9- 8 Similitudinem tabernaculi sancti tui
Eccli. 24-12 Qui creavit me, requievit in tabernaculo m.
Isai. 4- 6 Et tabernaculum erit in umbraculum diei
16- 5 In veritate in tabernaculo David
22-15 Ingredere ad eum qui habit. in tabernaculo
-16 In petra tabernaculum tibi
24-20 Auferetur quasi tabernaculum unius nocti.
32-18 Et in tabernaculis fiduciæ, et in requie
33-20 Tabernaculum quod neq. transferri poterit
38-12 Convoluta est a me, quasi tabernaculum
40-22 Sicut tabernaculum ad inhabitandum
54- 2 Et pelles tabernaculorum tuorum extende
Jerem. 4-20 Repente vastata sunt tabernacula mea
9-19 Quoniam dejecta sunt tabernacula nostra
10-20 Tabernaculum meum vastatum est
30-18 Convertam conversionem tabernacul. Jacob
35- 7 Sed in tabernaculis habitabitis cunctis dieb.
-10 Sed habitavimus in tabernaculis
49-29 Tabernacula eorum, et greges eor. capient
51-30 Incensa sunt tabernacula ejus
Thren. 2- 4 Pulchr. erat visu in tabernaculo filiæ Sion
- 6 Demolitus est tabernaculum suum
Ezech. 37-27 Et erit tabernaculum meum in eis
41- 1 Et sex cubitos inde, latitudinem tabernaculi
Dan. 11-45 Et figet tabernaculum suum Apadno

Osee. 9- 6 Lappa in tabernaculis eorum
12- 9 Adhuc sedere te faciam in tabernaculis
Amos. 5-26 Et portastis tabernaculum Moloch vestro
9-11 In die illa suscitabo tabernaculum David
Habac. 1- 6 Ut possideat tabernacula non sua
Zach. 12- 7 Et salvabit Dominus tabernacula Juda
14-16 Et celebrent festivitatem tabernaculorum
-18 Ad celebrand. festivitatem tabernaculorum
Malac. 2-12 Magistr. et discipul. de tabernaculis Jacob
1 Mac. 9-66 Et filios Phaseron in tabernaculis ipsorum
2 Mac. 2- 4 Quomodo tabernaculum et arcam jussit
- 5 Tabernaculum et arcam... intulit illuc
10- 6 Egerunt in modum tabernaculorum
Diem solemnem tabernacular. in montibus
12-12 Dextrisque acceptis, discessere ad tabernac.
Matth. 17- 4 Si vis, faciamus hic tria tabernacula
Marc. 9- 4 Et faciamus tria tabernacula, tibi unum
Luc. 9-33 Et faciamus tria tabernacula, unum tibi
16- 9 Recipiant vos in æterna tabernacula
Act. 7-43 Et suscepistis tabernaculum Moloch
-44 Tabernaculum testimonii fuit cum patribus
-46 Ut inveniret tabernaculum Deo Jacob
15-16 Et reædificabo tabernaculum David
2 Cor. 5- 4 Nam et qui sumus in hoc tabernaculo
Hebr. 8- 2 Sanctorum minister, et tabernaculi veri
- 5 Moysi, cum consummaret tabernaculum
9- 2 Tabernaculum enim factum est primum
- 3 Tabernaculum, quod dicitur sancta sanctor.
- 6 In priori quidem tabernaculo semper introibant
- 8 Adhuc priore tabernaculo habente statum
-11 Perfectius tabernaculum non manufactum
-21 Etiam tabernaculum, et om. vasa ministerii
13-10 Non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt
2 Petr. 1-13 Quamdiu sum in hoc tabernaculo
-14 Velox est deposito tabernaculi mei
Apoc. 13- 6 Blasphemare nomen ejus, et tabernaculum
15- 5 Templum tabernaculi testimonii in cœlo
21- 3 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus

TABES.

2 Par. 21-19 Et sic longa consumptus tabe

TABESCO.

Levit. 26-39 Tabescent in iniquitatibus suis
1 Reg. 2-33 Ut deficiant oculi tui, et tabescat anima tua
Job. 33-21 Tabescet caro ejus, et ossa, quæ tecta
Psal. 38-12 Tabescere fecisti sicut araneam animam ejus
106-26 Anima eorum in malis tabescebat
111-10 Dentibus suis fremet et tabescet
118-139 Tabescere me fecit zelus meus
-158 Vidi prævaricantes, et tabescebam
138-21 Nonne... et super inimicos t. tabescebam?
Sap. 6-25 Neque cum invidia tabescente iter habebo
16-22 Sustinebant vim ignis, et non tabescebant
-27 Ab exiguo radio solis calefactum tabescebat
-29 Spes tanquam hybernalis glacies tabescet
Eccli. 18-18 Et datus indisciplinati tabescere facit oculos
40-14 Sic prævaricatores in consummatione tabescent
Isai. 19- 1 Et cor Ægypti tabescet in medio ejus
34- 3 Tabescent montes a sanguine eorum
- 4 Et tabescet omnis militia cœlorum
64- 2 Sicut exustio ignis tabescerent
Thren. 3-20 Memor ero, et tabescet in me anima mea
Ezech. 21- 7 Quia venit, et tabescet omne cor
-15 Et corde tabescere, et multiplicat ruinas
24-10 Coquetur universa compositio, et ossa tabescent
-23 Sed tabescetis in iniquitatibus vestris
33-10 Super nos sunt, et in ipsis nos tabescimus
Amos. 9- 5 Qui tangit terram, et tabescet: et lugebunt
Nahum. 2-10 Et cor tabescens, et dissolutio geniculorum
Zach. 14-12 Tabescet caro uniuscujusque stantis
2 Petr. 3-12 Et elementa ignis ardore tabescent

TABITHA.

Mulier Christiana, quæ Joppe morabatur, insignis bonis operibus erga sanctos; quam suscitavit sanctus Petrus.

Act. 9-36 Fuit quædam discipula, nomine Tabitha
-40 Dixit: Tabitha, surge. At illa aperuit

TABITUDO.

Eccli. 28- 7 Tabitudo enim et mors imminent

TABREMON. *Pater Benadad regis Syriæ.*

3 Reg. 15-18 Et misit ad Benadad filium Tabremon

TABULA.

Exod. 24-12 Daboque tibi tabulas lapideas et leg
26-15 Facies et tabulas stantes tabernaculi
26-17 In lateribus tabulæ, duæ incastraturæ fient, quibus tabula alteri tabulæ connectatur
In hunc modum cunctæ tabulæ parabuntur
-19 Ut binæ bases singulis tabulis per duos ang.
-20 In latere... viginti tabulæ erunt
-21 Binæ bases singulis tabulis supponentur
-22 Tabernaculi facies sex tabulas
-24 Duabus q. tabulis quæ in angulis ponendæ
-25 Et erunt simul tabulæ octo
Duabus basibus per unam tabulam supput.
-26 Ad continendas tabulas in uno latere tabern.
-28 Qui mittentur per medias tabulas
-29 Ipsas quoque tabulas deaurabis, et fundes
31-18 Duas tabulas testimonii lapideas, scriptas
32-15 Portans duas tabulas testimonii in manu
-16 Scriptura quoq. Dei erat sculpta in tabulis
-19 Projecit de manu tabulas, et confregit eas
34- 1 Præcide, ait, tibi duas tabulas lapideas
- 4 Excidit ergo duas tabulas lapideas
Ascendit... portans secum tabulas
-28 Scripsit in tabulis verba fœderis decem
-29 Tenebat duas tabulas testimonii
36-20 Fecit et tabulas tabernaculi de lignis setim
-21 Decem cubitor. erat longitudo tabulæ unius
-22 Binæ incastraturæ erant per singulas tabulas
Sic fecit in omnibus tabernaculi tabulis
-24 Duæ bases sub una tabula ponebantur
-25 Ad Aquilonem, fecit viginti tabulas
-26 Duas bases per singulas tabulas
-27 Contra Occidentem vero... fecit sex tabulas
-30 Ut octo essent simul tabulæ
Binas scilicet bases sub singulis tabulis
-31 Quinque ad continendas tabulas
-32 Ad alterius lateris coaptandas tabulas
-33 Qui per medias tabulas ab angulo
38- 7 Sed cavum ex tabulis, et intus vacuum
39-32 Et obtulerunt... tabulas, vectes
40-16 Et posuit tabulas ac bases et vectes
Num. 3-36 Erunt sub custodia eor. tabulæ tabernaculi
4-31 Portabunt tabulas tabernaculi et vectes
Deut. 4-13 Quæ scripsit in duabus tabulis lapideis
5-22 Et scripsit ea in duabus tabulis lapideis
9- 9 Ascendi in montem, ut acciperem tabulas lapid., tabulas pacti quod pepigit vobisc.
-10 Deditque mihi Dom. duas tabulas lapideas
-11 Dedit mihi Dominus duas tabulas lapideas, tabulas fœderis
-15 Duas tabulas fœderis utraq. tenerem manu
-17 Projeci tabulas de manibus meis
10- 1 Dola tibi duas tabulas lapideas sicut priores
- 2 Et scribam in tabulis verba quæ fuerunt
- 3 Cumque dolassem duas tabulas lapideas
- 4 Scripsitque in tabulis, juxta id quod prius
- 5 Et posui tabulas in arcam, quam feceram
3 Reg. 6-15 Texit pavimentum domus tabulis abiegnis
-18 Omnia cedrinis tabulis vestiebantur
8- 9 Non erat aliud, nisi duæ tabulæ lapideæ
4 Reg. 21-13 Delebo Jerusalem, sicut deleri solent tabulæ
2 Par. 3- 5 Domumq. maj. texit tabulis ligneis abiegnis
5-10 Nihilque erat aliud in arca, nisi duæ tabulæ
Prov. 3- 3 Et describe in tabulis cordis tui
7- 3 Scribe illam in tabulis cordis tui
Cant. 8- 9 Compingamus illud tabulis cedrinis
Habac. 2- 2 Scribe visum, et explana eum sup. tabulas
1 Mac. 8-22 Quod rescripserunt in tabulis æreis
13-42 Israël scribere in tabulis et gestis publicis
14-18 Scripserunt ad eum in tabulis æreis
-26 Et descripserunt in tabulis æreis
-48 Scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis
Act. 27-44 Et cæteros alios in tabulis ferebant
2 Cor. 3- 3 Non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis
Hebr. 9- 4 Quæ fronduerat, et tabulæ testamenti

TABULATUM.

Exod. 26-29 Per quos vectes tabulata contineant
35-11 Annulos, et tabulata cum vectibus
36-34 Ipsa autem tabulata deauravit, fusis basibus
3 Reg. 6- 5 Super parietem templi tabulata per gyrum
- 6 Tabulatum quod subter erat
Medium tabulatum sex cubitorum latitudin.
Tertium tabulatum septem habens cubitos
-10 Et ædificavit tabulatum super om. domum
-15 Ædificavit parietes domus intrins. tabulatis
-16 Ædificavitq. viginti cubit.. tabulata cedrina
7- 3 Tabulatis cedrinis vestivit totam cameram
-36 Sculpsit quoque in tabulatis illis
Ezech. 27- 5 Extruxerunt te cum omnib. tabulatis maris

TACEO.

Exod. 14-14 Dominus pugnabit pro vobis, et vos tacebitis
Levit. 10- 3 Quod audiens tacuit Aaron
Num. 30- 4 Si cognoverit pater votum... et tacuerit
-12 Si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit
-15 Quod si audiens vir tacuerit
Num. 30-15 Reddet: quia statim ut audivit, tacuit
Judic. 18-19 Cui responderunt: Tace, et pone digitum
2 Reg. 13-20 Sed nunc, soror, tace, frater tuus est
4 Reg. 7- 9 Si tacuerimus, et noluerimus nuntiare
18-36 Tacuit itaque populus, et non respondit
2 Esdr. 8-11 Dicentes: Tacete, quia dies sanctus est
Tobiæ. 5-28 Cessavit mater ejus flere, et tacuit
10- 6 Cui dicebat Tobias: Tace, et noli turbari
Judith. 13-16 Fieri silentium. Cumque omnes tacuissent
Esth. 7- 4 Esset tolerabile malum, et gemens tacerem
Job. 6-24 Docete me, et ego tacebo
11- 3 Tibi soli tacebunt homines?
13- 5 Atque utinam taceretis, ut putaremini esse sapientes
-13 Tacete paulisper, ut loquar quodcumque
-19 Veniat: quare tacens consumor?
16- 7 Et si tacuero, non recedet a me
29-21 Et intenti tacebant ad consilium meum
31-34 Et non magis tacui, nec egressus sum ostium
33-31 Audi me: et tace, dum ego loquor
-33 Audi me: tace, et docebo te sapientiam
Psal. 27- 1 Nequando taceas a me, et assimilabor
31- 3 Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea
49-21 Hæc fecisti, et tacui. Existimasti inique
82- 2 Ne taceas, neque compescaris, Deus
108- 2 Deus, laudem meam ne tacueris
Prov. 11-12 Vir autem prudens tacebit
17-28 Stultus q. si tacuerit, sapiens reputabitur
Eccle. 3- 7 Tempus tacendi, et tempus loquendi
Sap. 8-12 Tacentem me sustinebunt, et loquentem me
Eccli. 13- 4 Pauper autem læsus tacebit
-28 Dives locutus est, et omnes tacuerunt
19-28 Et est tacens, et ipse est prudens
20- 5 Est tacens, qui invenitur sapiens
- 6 Est tacens, non habens sensum loquelæ: et est tacens, sciens tempus aptum
- 7 Homo sapiens tacebit usque ad tempus
32- 9 Audi tacens, et pro reverentia accedet
-12 Et audi tacens simul et quærens
Isai. 6- 5 Et dixi: Væ mihi, quia tacui
23- 2 Tacete qui habitatis in insula
41- 1 Taceant ad me insulæ, et gentes mutent fort.
42-14 Tacui semper, silui, patiens fui
47- 5 Sede tacens, et intra in tenebras, filia Chald.
57-11 Quia ego tacens, et quasi non videns
62- 1 Propter Sion non tacebo, et propter Jerus.
- 6 Tota nocte in perpetuum non tacebunt
Qui reminiscimini Domini, ne taceatis
64-12 Domine, tacebis, et affliges nos vehementer?
65- 6 Non tacebo, sed reddam et retribuam
Jerem. 4-19 Non tacebo, quon. vocem buccinæ audivit
14-17 Per noctem et diem, et non taceant
51- 6 Nolite tacere super iniquitatem ejus
Thren. 2-18 Neque taceat pupilla oculi tui
3-28 Sedebit solitarius, et tacebit: quia levavit
-49 Nec tacuit, eo quod non esset requies
Ezech. 24-17 Ingemisce tacens, mort. luctum non facies
Dan. 10-15 Dejeci vultum meum ad terram, et tacui
Osee. 4- 5 Nocte tacere feci matrem tuam
Amos. 5-13 Ideo prudens in tempore illo tacebit
6-11 Tace, et non recorderis nominis Domini
Habac. 1-13 Et taces devorante impio justiorem se?
2-19 Væ qui dicit... Surge, lapidi tacenti
1 Mac. 11- 5 Et narraverunt regi... et tacuit rex
Matth. 20-31 Turba a. increpabat eos ut tacerent
26-63 Jesus a. tacebat. Et princeps sacerdotum
Marc. 3- 4 Dicit eis: Licet... At illi tacebant
4-39 Et dixit mari: Tace, obmutesce
9-33 At illi tacebant: siquidem in via inter se
10-48 Et comminabantur ei multi ut taceret
14-61 Ille autem tacebat, et nihil respondit
Luc. 1-20 Et ecce eris tacens, et non poteris loqui
9-36 Et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt
14- 4 At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum
18-39 Qui præibant, increpabant eum ut taceret
19-40 Quia si hi tacuerint, lapides clamabunt
20-26 Et mirati in responso ejus, tacuerunt
Act. 11-18 His auditis, tacuerunt: et glorificaver. Deum
12-17 Annuens autem eis manu, ut tacerent
15-12 Tacuit autem omnis multitudo
-13 Et postquam tacuerunt, respondit Jacobus
18- 9 Noli timere, sed loquere, et ne taceas
1 Cor. 14-28 Si a. non fuerit interpres, taceat in Ecclesia
-30 Si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat
-34 Mulieres in Ecclesiis taceant

TACITE.

Eccli. 21-23 Vir autem sapiens vix tacite ridebit

TACITUS, A, UM.

Gen. 24-21 Ipse autem contemplabatur eam tacitus
-45 Dumque hæc tacitus mecum volverem
37-11 Pater vero rem tacitus considerabat
Deut. 18-21 Quod si tacita cogitatione responderis
Eccli. 21-31 Tacitus et sensatus honorabitur

Eccli. 26-18 Mulier sensata et tacita non est immutatio
Dan. 4-16 Cœpit intra semetipsum tacitus cogitare
Rom. 16-25 Mysterii temporibus æternis taciti

TACTUS.

Levit. 22- 5 Immundum, cujus tactus est sordidus
Cant. 5- 4 Et venter meus intremuit ad tactum ejus

TÆDET.

Gen. 27-46 Tædet me vitæ meæ propter filias Heth
Num. 21- 4 Et tædere cœpit populum itineris
4 Reg. 10-32 Cœpit Dominus tædere super Israël
Job. 9-21 Et tædebit me vitæ meæ
10- 1 Tædet animam meam vitæ meæ, dimittam
Eccle. 2-17 Et idcirco tæduit me vitæ meæ, videntem
Marc. 14-33 Et cœpit pavere, et tædere
2 Cor. 1- 8 Ita ut tæderet nos etiam vivere

TÆDIUM.

Tobiæ. 7-20 Det tibi gaud. pro tædio quod perpessa es
Psal. 118-28 Dormitavit anima mea præ tædio
Sap. 2- 1 Et cum tædio est tempus vitæ nostræ
8- 9 Erit allocutio cogitationis et tædii mei
-16 Nec tædium convictus illius, sed lætitiam
11-13 Duplex enim illos acceperat tædium
Eccli. 29- 6 Et loquetur verba tædii et murmurationum

TAHAS.

Filius Nachor ex Roma concubina.

Gen. 22-24 Peperit.. et Gaham, et Tahas, et Maacha

TALARIS.

Gen. 37-23 Nudaverunt eum tunica talari et polymita
2 Reg. 13-18 Quæ induta erat talari tunica
-19 Scissa talari tunica, impositisque manibus

TALENTUM.

Exod. 25-39 Habebit talentum auri purissimi
37-24 Talentum auri appendebat candelabrum
38-24 Om. aurum... viginti novem talentorum fuit
-26 Fuerunt præterea centum talenta argenti
-27 Centum bases factæ sunt de talentis centum, singulis talentis per bases singulas supput.
-29 Æris quoq. oblata sunt talenta septuaginta
2 Reg. 12-30 Pondo auri talentum, habens gemmas
3 Reg. 9-14 Misit quoque... centum viginti talenta auri
-28 Aurum quadringentor. viginti talentorum
10-10 Dedit ergo regi centum viginti talenta auri
-14 Sexcentorum sexaginta sex talentorum auri
16-24 Emitque montem... duobus talentis argenti
20-39 Aut talentum argenti appendes
4 Reg. 5- 5 Cum... tulisset secum decem talenta argenti
-22 Da eis talentum argenti et vestes mutatorias
-23 Melius est ut accipias duo talenta
Ligavitq. duo talenta argenti in duob. saccis
15-19 Dabat Manahem Phul mille talenta argenti
18-14 Indixit itaque... trecenta talenta argenti et triginta talenta auri
23-33 Centum talentis argenti, et talento auri
1 Par. 19- 6 Miserunt mille talenta argenti
20- 2 Et invenit in ea auri pondo talentum
22-14 Auri talenta centum millia, et argenti mille millia talentorum
29- 4 Tria millia talenta auri de auro Ophir: et septem millia talentorum argenti probatiss.
- 7 Auri talenta quinque millia
Argenti talenta decem millia, et æris talenta decem et octo millia
Ferri quoque centum millia talentorum
2 Par. 3- 8 Texit eam, quasi talentis sexcentis
8-18 Quadringenta quinquaginta talenta auri
9- 9 Dedit a. regi centum viginti talenta auri
-13 Sexcenta sexaginta sex talenta auri
25- 6 Conduxit de Isr... centum talentis argenti
- 9 Quid ergo fiet de centum talentis quæ dedi
27- 5 In tempore illo centum talenta argenti
36- 3 Condemnavit terram centum talentis argenti, et talento auri
1 Esdr. 7-22 Usque ad argenti talenta centum
8-26 In manibus eorum argenti talenta sexcenta quinquaginta... auri centum talenta
Tobiæ. 1-16 Cum... habuisset decem talenta argenti
4-21 Indico... dedisse me decem talenta argenti
Esth. 3- 9 Et decem millia talentorum appendam
Zach. 5- 7 Et ecce talentum plumbi portabatur
1 Mac. 11-28 Et promisit ei talenta trecenta
13-16 Nunc mitte argenti talenta centum
-19 Et misit pueros et centum talenta
15-31 Date pro illis quingenta talenta argenti
Tributor. civitatum alia talenta quingenta
-35 Horum damus talenta centum
2 Mac. 3-11 Univers. a. argenti talenta esse quadringenta
4- 8 Promittens ei argenti talenta trecenta sexaginta, et ex redditibus aliis talenta octog.
-24 Superponens Jasoni talenta argenti trecenta
2 Mac. 5-21 Mille et octingent. ablatis de templo talentis
8-10 Ut regi tributum... duo millia talentorum
-11 Nonaginta mancipia talento distracturum
Matth. 18-24 Qui debebat ei decem millia talenta
25-15 Et uni dedit quinque talenta, alii a. duo
-16 Abiit a. qui quinque talenta acceperat
-20 Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta, dicens: Domine, quinque talenta tradidisti mihi
-22 Accessit a. et qui duo talenta acceperat, et ait: Domine, duo talenta tradidisti mihi
-24 Et qui unum talentum acceperat
-25 Et abscondi talentum tuum in terra
-28 Tollite itaque ab eo talentum, et date ei qui habet decem talenta
Apoc. 16-21 Et grando magna sicut talentum descendit

TALIS, E.

Gen. 41-19 Ut nunquam tales in terra Ægypti viderim
-38 Num invenire poterimus talem virum?
Exod. 21- 3 Cum quali veste intraverit, cum tali exeat
30-33 Homo quicumque tale composuerit
-37 Talem compositionem non facietis in usus
Levit. 7-18 Quæcumque anima tali se edulio contamin.
15-11 Omnis, quem tetigerit qui talis est
18-17 Et talis coitus incestus est
24-20 Inflixerit maculam, talem sustinere cogetur
Num. 12- 7 At non talis servus meus Moyses
Deut. 5-29 Quis det talem eos habere mentem
19-20 Et nequaquam talia audeant facere
Judic. 8- 2 Ille respondit: Quid enim tale facere potui
- 3 Quid tale facere potui, quale vos fecistis?
19-30 Nunquam res talis facta est in Israel
2 Reg. 17-15 Et ego tale et tale dedi consilium
3 Reg. 7- 8 Tali opere, quali et hanc porticum
-33 Tales autem rotæ erant, quales solent
10-20 Non est factum tale opus in universis regnis
21-25 Igitur non fuit alter talis sicut Achab
4 Reg. 23-22 Nec enim factum est Phase tale
1 Par. 17-16 Et quæ domus mea, ut præstares mihi talia
22- 5 Talis esse debet ut in cunctis regionibus nominetur
2 Par. 9- 9 Non fuerunt aromata talia ut hæc
-11 Nunquam visa sunt in terra Juda ligna talia
-19 Non fuit tale solium in universis regnis
1 Esdr. 6- 2 Talisque scriptus erat in eo commentarius
2 Esdr. 6-14 Juxta opera eorum talia
Judith. 10-15 Eo quod tale reperisti consilium
11-19 Non est talis mulier super terram
Esth. 4-14 Veneris, ut in tali tempore parareris
Job. 8- 2 Usquequo loqueris talia, et spiritus
16- 2 Audivi frequenter talia, consolatores
Prov. 30-20 Talis est et via mulieris adulteræ, quæ com.
Eccle. 7-30 Quis talis ut sapiens est?
Cant. 5-16 Talis est dilectus meus, et ipse est amicus
Sap. 4-14 Nec ponentes in præcordiis talia
5-14 Talia dixerunt in inferno hi qui peccaverunt
6-25 Talis homo non erit particeps sapientiæ
12-19 Docuisti a. populum tuum per talia opera
15- 6 Digni sunt qui spem habeant in talibus
Eccli. 10- 2 Et qualis rector est civitatis, tales et inhabit.
16- 6 Multa talia vidit oculus meus, et fortiora
45-15 Sic pulchra ante ipsum non fuerunt talia
48-12 Post mortem autem non erit tale nomen n.
Isai. 23-13 Ecce terra Chaldæorum talis pop. non fuit
38-16 Si sic vivitur, et in talibus vita spiritus mei
58- 5 Numquid tale est jejunium, quod elegi
66- 8 Quis audivit unquam tale? et quis vidit
Jerem. 5- 9 Et in gente tali non ulciscetur anima mea?
-31 Et populus meus dilexit talia
18-13 Quis audivit talia horribilia, quæ fecit
Baruc. 6-15 Inutile efficitur, tales sunt et dii illorum
Dan. 1-19 Non sunt inventi tales de universis, ut Dan.
Mich. 2- 7 Numquid... aut tales sunt cogitationes ej.?
Malac. 2-17 Bonus est in consp. Do., et tales ei placent
1 Mac. 4-27 Quod non qualia voluit, talia contigerunt
10-16 Numquid inveniemus aliquem virum talem?
13-35 Respondit ei, et scripsit epistolam talem
2 Mac. 1-11 Utpote qui adversus talem regem dimicav.
10- 4 Ne amplius talibus malis inciderent
11-27 Ad Judæos vero regis epistola talis erat
12- 3 Joppitæ vero tale quoddam flagit. perpetr.
13- 7 Tali lege prævaricatorem legis contigit
14-11 Talibus autem ab hoc dictis, et cæteri amici
Matth. 9- 8 Deum, qui dedit potestatem talem hominib.
18- 5 Et qui susceperit unum parvulum talem
19-14 Talium est enim regnum cœlorum
Marc. 4-33 Et talibus multis parabolis loquebatur eis
6- 2 Virtutes tales, quæ per manus ej. efficiuntur
10-14 Talium enim est regnum Dei
13-19 Erunt enim dies illi tribulationes tales
Luc. 9- 9 Quis est autem iste, de quo ego talia audio?
13- 2 Peccatores fuerint, quia talia passi sunt
18-16 Nolite vetare eos: talium est e. regnum D.
Joan. 4-23 Nam et Pater tales quærit
Act. 16-24 Cum tale præceptum accepisset, misit eos
26-29 Sed etiam omnes qui audiunt, hodie fieri tales, qualis et ego sum
Rom. 1-32 Quoniam qui talia agunt, digni sunt morte
1 Cor. 5- 1 Et talis fornicatio, qualis nec inter gentes
11-16 Nos talem consuetudinem non habemus
15-48 Qualis terrenus, tales et terreni: et qualis cœlestis, tales et cœlestes
2 Cor. 3- 4 Fiduciam a. talem habemus per Christum
-12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia
10-11 Quia quales sumus verbo per epistolas absentes, tales et præsentes in facto
Galat. 5-21 Qui talia agunt, regnum Dei non conseq.
Phile. - 9 Cum sis talis, ut Paulus senex
Hebr. 7-26 Talis enim decebat ut nobis esset pontifex
8- 1 Talem habemus pontificem, qui consedit
12- 3 Recogitate enim eum, qui talem sustinuit a peccatoribus... contradictionem
13-16 Talibus enim hostiis promeretur Deus
Jacob. 4-16 Omnis exultatio talis, maligna est
Apoc. 16-18 Talis terræ motus, sic magnus

TALITER.

1 Reg. 14- 9 Si taliter locuti fuerint ad nos, manete
2 Esdr. 8-17 Non enim fecerant... taliter filii Israel
Psal. 147-20 Non fecit taliter omni nationi
Hebr. 10-33 In altero a., socii taliter conversant. effecti

TALITHA.

Marc. 5-41 Tenens manum puellæ, ait illi: Talitha cumi

TALPA.

Levit. 11-30 Et chamæleon, et stellio, et lacerta, et talpa
Isai. 2-20 Ut adoraret, talpas et vespertiliones

TALUS.

2 Reg. 22-37 Et non deficient tali mei
Ezech. 47- 3 Traduxit me per aquam usque ad talos

TAM.

Gen. 6-21 Et erunt tam tibi quam illis in cibum
Deinceps omittitur.

TAMEN.

Gen. 31- 7 Tamen non dimisit eum D. ut noceret mihi
40-23 Et tamen succedentibus prosperis
42- 8 Tamen fratres ipse cognoscens, non est cogn.
45-26 Quo audito Jacob...tamen non credebat eis
Exod. 21-19 Ita tamen, ut operas ejus... restituat
Levit. 13-55 Et cum viderit... nec tamen crevisse lepram
19-20 Etiam nubilis, et tamen pretio non redempta
21-22 Vescetur tamen panibus qui offeruntur
26-44 Et tamen etiam cum essent in terra hostili
Num. 6-12 Ita tamen ut dies priores irriti fiant
9-13 In itinere non fuit, et tamen non fecit Phase
Deut. 4-29 Si tamen toto corde quæsieris, et tota tribul.
10-15 Et tamen patribus tuis conglutinatus est Do.
15- 5 Si tamen audieris vocem Domini Dei tui
19- 9 Si tamen custodieris mandata ejus, et feceris
28- 2 Si tamen præcepta ejus audieris
-13 Si tamen audieris mandata Domini Dei tui
30-10 Si tamen audieris vocem Domini Dei tui
Josue. 2-14 Si tamen non prodideris nos
Judic. 5-19 Et tamen nihil tulere prædantes
10-13 Tamen reliquistis me, et coluistis deos alien.
14- 9 Nec tamen eis voluit indicare quod mel de corpore leonis assumpserat
15- 7 Tamen adhuc ex vobis expetam ultionem
20-23 Ita tamen ut prius ascenderent et flerent
1 Reg. 23-14 Quærebat eum tamen Saül cunctis diebus
2 Reg. 2- 7 Tamen me unxit domus Juda in regem sibi
3 Reg. 8-25 Ita tamen si custodierint filii tui viam suam
2 Par. 6-16 Ita tamen si custodierint filii tui vias suas
28-21 Dedit... munera, et tamen nihil ei profuit
Tobiæ. 1- 2 In captivitate tamen positus, viam veritatis non deseruit
- 4 Nihil tamen puerile gessit in opere
9- 3 Tamen obsecro te, ut assumas tibi animalia
Judic. 3-11 Nec ista tamen facientes, ferocitatem ejus pectoris mitigare potuerunt
7- 7 Erant tamen non longe a muris fontes
10- 8 Nihil tamen interrogantes eam, dimiserunt
Job. 8- 5 Tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum
9-31 Tamen sordibus intinges me
10-13 Tamen scio quia universorum memineris
13- 3 Sed tamen ad Omnipotentem loquar
20-18 Luet quæ fecit om., nec tamen consumetur
21-26 Et tamen simul in pulvere dormient
29-25 Eram tamen mœrentium consolator
Prov. 23- 2 Si tamen habes in potestate animam tuam
30-12 Videtur, et tamen non est lota a sordibus s.
Eccle. 4- 8 Et tamen laborare non cessat
9- 1 Tamen nescit homo, utrum amore, an odio...
Sap. 13- 6 Sed tamen adhuc in his minor est querela
Isai. 49-15 Oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui

Jerem. 3- 1 Tamen revertere ad me, dicit Dominus
4-27 Sed tamen consummationem non faciam
15- 7 Et tamen a viis suis non sunt reversi
Ezech. 14-22 Tamen relinquetur in ea salvatio
Dan. 2-41 Quod tamen de plantario ferri orietur
1 Mac. 13-17 Jussit tamen dari argentum et pueros
-47 Ejecit tamen eos de civitate, et mundavit
2 Mac. 3-38 Flagellatum eum recipies, si tamen evaserit
8-15 Propter testamentum tamen quod erat
14-18 Nicanor tamen, audiens virtutem comitum
-27 Jubere tamen Machabæum citius vinctum
15- 5 Tamen non obtinuit ut consilium perficeret
Luc. 10-11 Tamen hoc scitote, quia appropinquavit
18- 5 Tamen quia molesta est mihi hæc vidua
Joan. 4-27 Nemo tamen dixit: Quid quæris
20- 5 Vidit posita linteamina, non tamen introivit
Rom. 8- 9 Si tamen Spiritus Dei habitat in vobis
-17 Si tamen compatimur, ut et conglorificemur
1 Cor. 3-15 Ipse a. salvus erit, sic tamen quasi per ignem
7-28 Tribulationem tamen carnis habebunt
8- 6 Nobis tamen unus Deus, Pat., ex quo omnia
9- 2 Si aliis non sum Apostolus, sed tamen vobis
12-12 Cum sint multa, unum tamen corpus sunt
14- 7 Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia
2 Cor. 4-16 Tamen is, qui intus est, renovatur de die
5- 3 Si tamen vestiti, non nudi inveniamur
12-12 Signa tamen apostolatus mei facta sunt
Galat. 3- 4 Passi estis sine causa: si tamen sine causa
-15 Tamen hominis confirmatum testamentum nemo spernit
Ephes. 3- 2 Si tamen audistis dispensationem gratiæ Dei
4-21 Si tamen illum audistis, et in ipso edocti estis
Colos. 1-23 Si tamen permanetis in fide fundati, et stab.
2 Thes. 1- 6 Si tamen justum est apud Deum retribuere
Hebr. 3-14 Si tamen initium substantiæ ejus usque ad finem firmum retineamus
Jacob. 2- 8 Si tamen legem perficitis regalem
1 Petr. 2- 3 Si tamen gustastis quoniam dulcis est Dom.
Apoc. 2-25 Tamen id, quod habetis, tenete donec veniam

TAMETSI.

2 Cor. 12-11 Tametsi nihil sum
Hebr. 6- 9 Tametsi ita loquimur

TANDEM.

Gen. 29-30 Tandemque potitus optatis nuptiis
Judic. 14-17 Tandemq. die septimo cum ei esset molesta
1 Reg. 28-23 Et tandem audita voce eorum, surrexit
2 Par. 30-15 Sacerd. q. atque Levitæ tandem sanctificati
Rom. 1-10 Tandem aliquando prosperum iter habeam
Philip. 4-10 Quon. tandem aliquando refloruistis pro me

TANDIU.

Num. 10-21 Tandiu tabernaculum portabatur, donec
Ruth. 2-21 Præcepit mihi, ut tandiu messoribus ejus jungerer
-23 Et tandiu cum eis messuit, donec hordea
4 Reg. 6-25 Tandiu obsessa est, donec venumdaretur

TANGO.

Gen. 3- 3 Ne comederemus, et ne tangeremus illud
6- 6 Et tactus dolore cordis intrinsecus
20- 4 Abimelech vero non tetigerat eam, et ait
- 6 Et non dimisi ut tangeres eam
26-11 Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte
27-21 Accede huc, ut tangam te, fili mi
28-12 Et cacumen illius tangens cœlum
32-25 Tetigit nervum femoris ejus, et statim
-32 Eo quod tetigerit nervum femoris ejus
Exod. 4-25 Tetigitque pedes ejus, et ait: Sponsus
11- 1 Adhuc una plaga tangam Pharaonem
16-35 Usquequo tangerent fines terræ Chanaan
19-12 Cavete ne ascendatis in montem, nec tangatis fines illius: o. qui tetigerit... morietur
-13 Manus non tanget eum, sed lapidib. opprim.
29-37 Omnis, qui tetigerit illud, sanctificabitur
30-29 Qui tetigerit ea, sanctificabitur
Levit. 4-25 Tangens cornua altaris holocausti
-30 Et tangens cornua altaris holocausti
-34 Et tangens cornua altaris holocausti
5- 2 Anima, quæ tetigerit aliquid immundum
- 3 Si tetigerit quidquam de immunditia
6-18 Omnis, qui tetigerit illa, sanctificabitur
-27 Quidquid tetigerit carnes ej. sanctificabitur
7-19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum
-21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis
8-15 Et tincto digito, tetigit cornua altaris
-23 Tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron
-24 Tetigisset extremum auriculæ singulorum
9- 9 Tingens digitum, tetigit cornua altaris
11-24 Quicumque morticina eorum tetigerit
-26 Et qui tetigerit illud, contaminabitur
-27 Qui tetigerit morticina eorum, polluetur
-31 Qui tetigerit morticina eor., immundus erit
-36 Qui morticinum eorum tetigerit, polluetur

Levit. 11-38 Et postea morticinis tacta fuerit
-39 Qui cadaver ejus tetigerit, immundus erit
-43 Nec tangatis quidq. eor., ne immundi sitis
12- 4 Omne sanctum non tanget, nec ingredietur
14-28 Tangetq. extremum dextræ auriculæ illius
15- 5 Si quis hominum tetigerit lectum ejus
- 7 Qui tetigerit carnem ejus, lavabit vestim.
-11 Omnis, quem tetigerit qui talis est, non lotis
-12 Vas fictile quod tetigerit, confringetur
-20 Omnis qui tetigerit eam, immundus erit
-22 Qui tetigerit lectum ejus, lavabit vestimenta
-27 Quicumque tetigerit ea, lavabit vestimenta
22- 4 Qui tetigerit immundum super mortuo
- 5 Et qui tangit reptile, et quodlibet immund.
Num. 4-15 Et non tangent vasa sanctuarii
-19 Non moriantur, si tetigerint sancta sanctor.
16-26 Et nolite tangere quæ ad eos pertinent
19-11 Qui tetigerit cadaver hominis
-13 O. qui tetigerit humanæ animæ morticinum
-16 Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hom.
-21 Omnis qui tetigerit aquas expiationis
-22 Quidquid tetigerit immundus, immundum Et anima, quæ horum quippiam tetigerit
31-19 Qui occiderit hominem vel occisum tetigerit
Deut. 14- 8 Non vescemini, et cadavera non tangetis
27- 5 De lapidibus, quos ferrum non tetigit
Josue. 2-19 In caput nostrum, si eos aliquis tetigerit
8-31 De lapidibus impolitis, quos ferrum non tetigit
Judic. 6- 5 Quidquid tetigerant devastantes
-21 Et tetigit carnes et panes azymos
13- 5 Cujus non tanget caput novacula
16-26 Dimitte me, ut tangam columnas
1 Reg. 6- 9 Sciemus quia nequaq. manus ejus tetigit nos
10-26 Pars exercitus, quor. tetigerat Deus corda
2 Reg. 5- 8 Tetigisset domatum fistulas, et abstulisset
14-10 Et ultra non addet ut tangat te
23- 7 Et si quis tangere voluerit eas
3 Reg. 6-27 Et tangebat ala una parietem
Ala cherub secundi tangebat pariet. alter.
19- 5 Et ecce Angelus Domini tetigit eum
- 7 Et tetigit eum, dixitque illi: Surge
4 Reg. 5-11 Et tangeret manu sua locum lepræ
13-21 Quod cum tetigisset ossa Elisei revixit homo
1 Par. 13-10 Percussit eum, eo quod tetigisset arcam
16-22 Nolite tangere Christos meos
2 Par. 3-11 Cubitos quinq., et tangeret parietem domus
Alam tangeret alterius cherub
-12 Quinq. habebat cubitos, et tangebat pariet.
Esth. 9-10 Prædas de substantiis eor. tangere noluer.
15-14 Accede igitur, et tange sceptrum
Job. 1-11 Manum tuam, et tange cuncta quæ possidet
-16 Et tactas oves puerosque consumpsit
2- 5 Et tange os ejus et carnem, et tunc videbis
4- 5 Et defecisti: tetigit te, et conturbatus es
5-19 Et in septima non tanget te malum
6- 7 Quæ prius nolebat tangere anima mea
19-21 Amici mei, quia manus Domini tetigit me
20- 6 Et caput ejus nubes tetigerit
Psal. 103-32 Qui tangit montes, et fumigant
104-15 Nolite tangere Christos meos
143- 5 Descende: tange montes, et fumigabunt
Prov. 6-29 Non erit mundus cum tetigerit eam
Sap. 3- 1 Et non tanget illos tormentum mortis
18-20 Tetigit autem tunc et justos tentatio mortis
Eccli. 13- 1 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea
22- 2 Et omnis, qui tetigerit eum, excutiet manus
34-30 Qui baptizatur a mortuo, et iterum tangit e.
Isai. 6- 7 Tetigit os meum, et dixit: Ecce tetigit hoc labia tua
52-11 Exite inde, pollutum nolite tangere
Jerem. 1- 9 Misit Do. manum suam, et tetigit os meum
4-18 Quia amara, quia tetigit cor tuum
12-14 Qui tangunt hæreditatem, quam distribui
Thren. 4-15 Recedite, abite, nolite tangere
Ezech. 17-10 Nonne cum tetigerit eam ventus urens
Dan. 3-50 Et non tetigit eos omnino ignis
8- 5 Veniebat... et non tangebat terram
-18 Et tetigit me, et statuit me in gradu meo
9-21 Cito volans tetigit me in tempore sacrificii
10-10 Et ecce manus tetigit me, et erexit me
-16 Similitudo filii hominis tetigit labia mea
-18 Ergo tetigit me quasi visio hominis
Osee. 4- 2 Inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit
Amos. 9- 5 Deus... qui tangit terram, et tabescet
Mich. 1- 9 Tetigit portam populi mei usque ad Jerusal.
Aggæi. 2-13 Et tetigerit de summitate ejus panem
-14 Dixit Aggæus: Si tetigerit pollutus in anima
Zach. 2- 8 Qui enim tetigerit vos, tangit pupillam oculi
Matth. 8- 3 Tetigit eum, dicens: Volo, mundare
-15 Et tetigit manum ejus, et dimisit eum
9-20 Et tetigit fimbriam vestimenti ejus
-21 Si tetigero tantum vestimentum ejus
-29 Tunc tetigit oculos eorum, dicens
14-36 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
Et quicumque tetigerunt, salvi facti sunt

Matth. 17- 7 Et accessit Jesus, et tetigit eos
20-34 Misertus a. eor. Jesus, tetigit oculos eorum
Marc. 1-41 Et tangens eum, ait illi: Volo: Mundare
3-10 Ut ill. tangerent quotquot habebant plagas
5-27 Venit in turba retro, et tetigit vestiment. ej.
-28 Quia si vel vestimentum ejus tetigero
-30 Aiebat: Quis tetigit vestimenta mea?
-31 Et dicis: Quis me tetigit?
6-56 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
Et quotquot tangebant eum, salvi fiebant
7-33 Et expuens, tetigit linguam ejus
8-22 Et rogabant eum ut illum tangeret
10-13 Offerebant illi parvulos, ut tangeret illos
Luc. 5-13 Et extendens manum, tetigit eum, dicens
6-19 Et omnis turba quærebat eum tangere
7-14 Et accessit, et tetigit loculum
-39 Et qualis est mulier quæ tangit eum
8-44 Accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti
-45 Et ait Jesus: Quis est, qui me tetigit?
Et affligunt, et dicis: Quis me tetigit?
-46 Et dixit Jesus: Tetigit me aliquis
-47 Et ob quam causam tetigerit eum, indicavit
11-46 Uno digito vestro non tangitis sarcinas
18-15 Afferebant... et infantes, ut eos tangeret
22-51 Et cum tetigisset auriculam ejus
Joan. 20-17 Dicit ei Jesus: Noli me tangere, nondum
1 Cor. 7- 1 Bonum est homini mulierem non tangere
2 Cor. 6-17 Et immundum ne tetigeritis
Colos. 2-21 Ne tetigeritis, neque gustaveritis
Hebr. 11-28 Ne qui vastabat primitiva, tangeret eos
12-20 Et si bestia tetigerit montem
1 Joan. 5-18 Conservat eum, et malignus non tangit eum

TANIS.

Urbs magna inferioris Ægypti, ad Taniticum Nili ostium, in regione Heliopolitana, olim regia Pharaonis, ubi Moyses edidit signa et prodigia, ex Psalmo 77-12, *ubi dicitur*: Fecit mirabilia in terra Ægypti in campo Taneos.

Num. 13-23 Nam Hebron septem annis ante Tanim
Psal. 77-12 In terra Ægypti, in campo Taneos
-43 Et prodigia sua in campo Taneos
Isai. 19-11 Stulti principes Taneos, sapientes consilarii
-13 Stulti facti sunt principes Taneos
30- 4 Erant enim in Tani principes tui

TANQUAM.

Job. 3-24 Et tanquam inundantes aquæ, sic rugitus
11-12 Tanquam pullum onagri se liberum natum putat
41-15 Cor ejus indurabitur tanquam lapis
Psal. 1- 3 Erit tanquam lignum, quod plantatum est
- 4 Sed tanquam pulvis, quem projicit ventus
2- 9 Et tanquam vas figuli confringes eos
17-34 Qui perfecit pedes meos tanquam cervorum
18- 6 Tanquam sponsus procedens de thalamo
21-15 Factum est cor meum tanquam cera liquesc.
-16 Aruit tanquam testa virtus mea
28- 6 Et comminuet eas tanquam vitulam Libani
30-13 Obliv. datus sum, tanquam mortuus a corde
Factus sum tanquam vas perditum
36- 2 Quoniam tanquam fœnum velociter arescent
- 6 Et educet... judicium t. tanquam meridiem
37-14 Ego autem tanquam surdus non audiebam
38- 6 Et substantia mea tanquam nihilum ante te
43-12 Dedisti nos tanquam oves escarum
57- 8 Ad nihil. devenient tanquam aqua decurr.
61- 4 Tanquam parieti inclinato et maceriæ
70- 7 Tanquam prodigium factus sum multis
77-16 Et deduxit tanquam flumina aquas
-52 Et perduxit eos tanquam gregem in deserto
-65 Et excitatus est tanquam dormiens Dominus, tanquam potens crapulatus a vino
78- 3 Effuderunt sang. eorum tanquam aquam
89- 4 Tanquam dies hesterna, quæ præteriit
101-10 Cinerem tanquam panem manducabam
102-15 Homo... tanquam flos agri sic efflorebit
Sap. 2- 2 Et post hoc erimus tanquam non fuerimus
- 3 Et spiritus diffundetur tanquam mollis aer
Transibit vita n. tanquam vestigium nubis
- 6 Et utamur creatura tanquam in juventute
-16 Tanquam nugaces æstimati sumus ab illo
A viis nostris, tanquam ab immunditiis
3- 6 Tanquam aurum in fornace probavit illos
- 7 Tanquam scintillæ in arundineto discurrent
5- 9 Transierunt omnia illa tanquam umbra, et tanquam nuntius percurrens
-10 Et tanquam navis, quæ pertransit
-11 Aut tanquam avis, quæ transvolat in aëre
-12 Tanquam sagitta emissa in locum destinat.
-15 Quoniam spes impii tanquam lanugo est
Et tanquam spuma gracilis
Et tanquam fumus, qui a vento diffusus est
Et tanquam memoria hospitis unius diei
-22 Et tanquam a bene curvato arcu

Sap. 5-24 Et tanquam turbo venti dividet illos
7- 9 Et tanquam lutum æstimabitur argentum
11-11 Hos quid. tanquam pater monens probasti
Illos autem tanquam durus rex interrogans
-23 Quoniam tanquam momentum stateræ
Et tanquam gutta roris antelucani
12- 8 Sed et his tanquam hominibus pepercisti
-25 Propter hoc tanquam pueris insensatis jud.
14-15 Nunc tanquam Deum colere cœpit
-16 Hic error tanquam lex custoditus est
-17 Tanquam præsentem colerent sua sollicit.
-20 Ante temp. tanquam homo honoratus fuerat
16-29 Ingrati e. spes tanquam hybernalis glacies
19- 3 Hos tanquam fugitivos persequebantur
- 9 Tanquam enim equi depaverunt escam
Et tanquam agni exultaverunt
Eccli. 19-11 Tanquam gemitus partus infantis
21-16 Scientia sapientis tanq. inundatio abundabit
-21 Tanquam domus exterminata, sic fatuo sapientia
25-24 Et obcæcat vultum suum tanquam ursus
38-28 Qui noctem tanquam diem transigit
39- 9 Et ipse tanquam imbres mittet eloquia
40- 6 Modicum tanquam nihil in requie
- 7 Tanquam qui evaserit in die belli
42-23 Et tanquam scintilla, quæ est considerare
43-21 Fiet tanquam cacumina tribuli
51-19 Et effloruit tanquam præcox uva
1 Mac. 10-78 Et abiit Azotum tanquam iter faciens
2 Mac. 4- 1 Tanquam ipse Heliodorum instigasset
5- 5 Tanquam vita excessisset Antiochus
7-12 Quod tanquam nihilum duceret cruciatus
Matth. 26-55 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
Marc. 1-10 Spiritum tanquam columbam descendentem
12-31 Diliges proximum tuum tanquam te ipsum
-33 Diligere proximum tanquam se ipsum
14-48 Tanquam ad latronem existis cum gladiis
Luc. 6-22 Et ejecerint nomen vestr. tanquam malum
18- 9 Qui in se confidebant tanquam justi
21-35 Tanquam laqueus enim superveniet
Act. 2- 2 Tanquam advenientis spiritus vehementis
- 3 Apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis
3-22 Tanquam me, ipsum audietis juxta omnia
6-15 Faciem ejus tanquam faciem Angeli
7-37 Prophetam suscitabit.. tanquam me, ipsum audietis
8-32 Tanquam ovis ad occisionem ductus est
9-18 Ceciderunt ab oculis ejus tanquam squamæ
23-15 Tanquam aliquid certius cognituri de eo
-25 Sustineret, tanquam accepturus pecuniam
Rom. 3- 7 Quid adh. et ego tanquam peccator judicor?
4-17 Ea quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt
6-13 Vos Deo, tanquam ex mortuis viventes
9-27 Tanquam arena maris, reliquiæ salvæ fient
15-15 Tanquam in memoriam vos reducens
1 Cor. 3- 1 Tanquam parvulis in Christo
4- 9 Novissimos ostendit, tanquam morti destin.
-13 Tanquam purgamenta hujus mundi facti
-18 Tanquam non venturus sim ad vos
7-25 Tanquam misericordiam consecutus a Dom.
-29 Qui habent uxores, tanquam non habentes
-30 Et qui flent, tanquam non flentes : et qui gaudent, tanquam non gaudentes : et qui emunt, tanquam non possidentes
-31 Qui utunt. hoc mundo, tanquam non utant.
9-20 Et factus sum Judæis tanquam Judæus
-21 Qui sine lege erant, tanquam sine lege essem
15- 8 Tanquam abortivo, visus est et mihi
2 Cor. 3-18 Transformamur... tanquam a Dom. Spiritu
5-20 Tanquam Deo exhortante per nos
6-10 Tanquam nihil habentes, et om. possidentes
-13 Tanquam filiis dico, dilatamini et vos
9- 5 Quasi benediction., non tanquam avaritiam
10- 2 Nos tanquam secund. carnem ambulemus
- 9 Non existimer tanquam terrere vos per epistolas
Colos. 2-20 Tanquam viventes in mundo decernitis
1 Thes. 2- 7 Tanquam si nutrix foveat filios suos
5- 4 Ut vos dies illa tanquam fur comprehendat
2 Thes. 2- 2 Neq. per epistolam tanquam per nos miss.
- 4 Ostendens se tanquam sit Deus
Hebr. 3- 5 Fidelis erat in tota domo ej. tanquam famul.
- 6 Christus vero tanquam filius in domo sua
5- 4 Sed qui vocatur a Deo, tanquam Aaron
11- 9 In terra repromissionis, tanquam in aliena
-12 Tanquam sidera cœli in multitudinem
-27 Invisibilem enim tanquam videns sustinuit
-29 Mare Rubrum, tanquam per aridam terram
12- 5 Quæ vobis tanquam filiis loquitur
- 7 Tanquam filiis vobis offert se Deus
-27 Mobilium translationem, tanquam factor.
13- 3 Vinctorum, tanquam simul vincti
Tanquam et ipsi in corpore morantes
1 Petr. 1-24 Et omnis gloria ejus tanquam flos fœni
1 Petr. 2- 5 Ipsi tanquam lapides vivi superædificamini
-11 Charissimi, obsecro vos tanquam advenas
-12 Detrectant de vobis tanquam de malefact.
-14 Sive ducibus, tanquam ab eo missis ad vind.
3- 7 Tanquam et cohæredibus gratiæ vitæ
4-11 Tanquam ex virtute quam administrat Deus
5- 8 Diabolus tanquam leo rugiens circuit
2 Joan. - 5 Non tanquam mandatum nov. scribens tibi
Judæ. -10 Tanquam muta animalia, norunt
Apoc. 1-10 Audivi post me vocem magn. tanquam tubæ
-14 Capilli erant candidi tanquam lana alba, et tanquam nix, et oculi ej. tanquam flamma
-15 Vox illius tanquam vox aquarum multarum
-17 Cecidi ad pedes ejus tanquam mortuus
2-18 Habet oculos tanquam flammam ignis
-27 Et tanquam vas figuli confringentur
3- 3 Veniam ad te tanquam fur, et nescies
4- 1 Audivi, tanquam tubæ loquentis mecum
- 6 Tanquam mare vitreum simile crystallo
5- 6 In medio seniorum, agnum stantem tanquam occisum
6- 1 Dicens, tanquam vocem tonitrui : Veni
- 6 Et audivi tanquam vocem in medio
-12 Factus est niger tanquam saccus cilicinus
8- 8 Et tanquam mons magnus igne ardens
-10 De cœlo stella magna ardens tanquam facula
7 Et super capita earum tanquam coronæ
Facies earum, tanquam facies hominum
-17 Erant tanquam capita leonum
10- 1 Pedes ejus tanquam columnæ ignis
- 9 In ore tuo erit dulce tanquam mel
-10 Et erat in ore meo tanquam mel dulce
12-15 Et misit serpens... aquam tanquam flumen
14- 2 Tanquam vocem aquarum multarum, et tanquam vocem tonitrui
15- 2 Et vidi tanquam mare vitreum
16- 3 Factus est sanguis tanquam mortui
17-12 Potestatem tanquam reges una hora accip.
21-11 Simile lapidi pretioso tanquam lapidi jasp.
-21 Aurum mund. tanquam vitrum perlucidum
22- 1 Fluvium.. splendidum tanquam crystallum

TANTO.

Exod. 1-12 Tanto magis multiplicabantur, et crescebant
Levit. 25-16 Post jubilæum, tanto crescet et pretium
Tanto minoris et emptio constabit
27-17 Quanto valere potest, tanto æstimabitur
Eccle. 8-17 Quanto plus laboraverit... tanto minus inv.
Eccli. 11-11 Et tanto magis non abundabit
Marc. 7-36 Præcipiebat, tanto magis plus prædicabant
Hebr. 1- 4 Tanto melior Angelis effectus, quanto diff.
10-25 Et tanto magis quanto videritis appropinq.

TANTUM. *Adverb.*

Gen. 24- 8 Filium meum tantum ne reducas illuc
27-13 Fili mi, tantum audi vocem meam
-38 Num unam, inquit, tantum benedictionem habes?
33-15 Hoc uno tantum indigeo, ut inven. gratiam
34-12 Tantum date mihi puellam hanc uxorem
-23 Tantum in hoc acquiescamus, et habitantes
40-14 Tantum memento mei, cum bene tibi fuerit
41-40 Uno tantum regni solio te præcedam
44- 7 Ut servi tui tantum flagitii commiserint
47-25 Respiciat nos tantum dominus noster
Exod. 8- 9 Et tantum in flumine remaneant
-11 Et tantum in flumine remanebunt
9-26 Tantum in terra Gessen, ubi erant filii Isr.
10-11 Sed ite tantum viri, et sacrificate Dom.
-24 Oves tantum vestræ et armenta remaneant
12- 9 Nec coctum aqua, sed tantum assum igni
Levit. 2-12 Primitias tantum eorum offeretis ac munera
6-18 Mares tantum stirpis Aaron comedent illud
11-23 Ex volucribus quatuor tantum habet pedes
21- 2 Nisi tantum in consanguineis ac propinquis
Num. 12- 4 Egredimini vos tantum tres ad tabernacul.
18-10 Comedes illud : mares tantum edent ex eo
-17 Sanguin. tantum eorum fundes super altare
20-19 Difficultas, tantum velociter transeamus
26-33 Qui filios non habebat, sed tantum filias
36- 6 Nubant... tantum ut suæ tribus hominibus
Deut. 2-28 Tantum est ut nobis concedas transitum
12-32 Quod præcipio tibi, hoc tantum facito Dom.
Josue. 1-17 Tantum sit Dominus Deus tuus tecum
-18 Tu tantum confortare, et viriliter age
11-13 Unam tantum Asor munitissimam flamma consumpsit
22-19 Tantum ut a Domino, et a nostro consortio non recedatis
23- 6 Tantum confortamini, et estote solliciti
-11 Hoc tantum diligentissime præcavete
Judic. 7- 3 Et tantum decem millia remanserunt
10-15 Tibi placet : tantum nunc libera nos
19-20 Tantum, quæso, ne in platea maneas
-24 Tantum, obsecro, ne scelus hoc.. operemini
1 Reg. 1-13 Tantumque labia illius movebantur
18-25 Nisi tantum centum præputia Philisthinor.
20- 3 Quia uno tantum (ut ita dicam) gradu
21- 4 Non habeo... sed tantum panem sanctum
- 6 Neque e. erat... nisi tantum panes proposit.
2 Reg. 19-40 Media tantum pars affuerat de populo
3 Reg. 11-29 Erant autem duo tantum in agro
4 Reg. 3-25 Ita ut muri tantum fictiles remanerent
5-15 In universa terra, nisi tantum in Israel
7- 7 Animas tantum suas salvare cupientes
-13 Quia ipsi tantum sunt in universa multitud.
14- 4 Nisi hoc tantum, quod excelsa non abstulit
23- 9 Sed tantum comedebant azyma
2 Par. 2- 6 Sed ad hoc tantum, ut adoleatur incensum
6-19 Ad hoc tantum facta est, ut respicias
11-17 Ambulaverunt enim... annis tantum tribus
2 Esdr. 4-23 Unusquisque tantum nudabatur ad baptism.
Esth. 4-13 Ne putes quod animam tuam tantum liberes
Job. 1-12 Tantum in eum ne extendas manum tuam
6-26 Ad increpand. tantum eloquia concinnatis
13-20 Duo tantum ne facias mihi
Prov. 19- 7 Qui tantum verba sectatur, nihil habebit
30- 8 Tribue tantum victui meo necessaria
Eccle. 2-13 Et vidi quod tantum præcederet sapientia
Sap. 5-11 Sed tantum sonitus alarum verberans
10- 8 Prætereuntes, non tantum in hoc lapsi sunt
13- 9 Si enim tantum potuerunt scire
16- 4 His aut. tantum ostendere quemadmodum
Eccli. 35-13 Et septies tantum reddet tibi
45-16 Sed tantum filii ipsius soli, et nepotes
48-12 Nam nos vita vivimus tantum
Isai. 26-13 Tantum in te recordemur nominis tui
30- 7 Super hoc : Superbia tantum est, quiesce
39- 8 Fiat tantum pax et veritas in diebus meis
45-14 Tantum in te est, Deus, et non est absque te
Thren. 3- 3 Tantum in me vertit, et convertit manum
Baruc. 4-28 Decies tantum iterum convertentes
Zach. 8-19 Veritatem tantum et pacem diligite
1 Mac. 4- 6 In campo cum tribus millibus viror. tantum
5-48 Nemo vobis nocebit, tantum pedibus transibimus
6-25 Et non ad nos tantum extenderunt manum
10-14 Tantum in Bethsura remanserunt aliqui
11-42 Dicens : Non hæc tantum faciam tibi
2 Mac. 2-33 De præfatione tantum dixisse sufficiat
Matth. 5-47 Si salutaveritis fratres vestros tantum
8- 8 Sed tantum dic verbo, et sanabitur puer
9-21 Si tetigero tantum vestimentum ejus
10-42 Calicem aquæ frigidæ tantum in nomine
21-19 Et nihil invenit in ea nisi folia tantum
Marc. 6- 8 Tollerent in via, nisi virgam tantum
9- 7 Amplius viderunt, nisi Jesum tantum secum
Luc. 6- 4 Non licet manducare, nisi tantum sacerdot.
8-50 Noli timere, crede tantum, et salva erit
Joan. 11-52 Et non tantum pro gente, sed ut filios Dei
12- 9 Et venerunt, non propter Jesum tantum
13- 9 Domine, non tantum pedes meos
17-20 Non pro eis autem rogo tantum
Act. 8-16 Sed baptizati tantum erant in nomine Dom.
18-25 Sciens tantum baptisma Joannis
26-29 Non tantum te, sed etiam omnes qui audiunt
Rom. 3-29 An Judæor. Deus tantum? nonne et gent.?
4- 9 Beatitudo ergo hæc in circumcisione tantum manet
-12 Non iis tantum qui sunt ex circumcisione
-23 Non est a. scriptum tantum propter ipsum
12-17 Providentes bona non tantum coram Deo
1 Cor. 7-39 Cui vult nubat, tantum in Domino
15-19 Si in hac vita tantum in Christo sperantes
Galat. 1-23 Tantum autem auditum habebant
2-10 Tantum ut pauperum memores essemus
4-18 Et non tantum cum præsens sum apud vos
5-13 Tantum ne libertatem in occasionem detis
6- 4 Sic in semetipso tantum gloriam habebit
-12 Tantum ut crucis Christi persecutionem
Philip. 1-27 Tantum digne Evangelio Christi convers.
2-12 Non ut in præsentia mei tantum
1 Thes. 1- 5 Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum
2 Thes. 2- 7 Tantum ut qui tenet nunc, teneat
Jacob. 1-22 Et non auditores tantum, fallentes vosmetip.
2-24 Justificatur homo, et non ex fide tantum
1 Petr. 2-18 Non tantum bonis et modestis, sed etiam
1 Joan. 2- 2 Non pro nostris autem tantum
Apoc. 9- 4 Nisi tantum homines qui non habent signum

TANTUMDEM.

Gen. 45-23 Tantumdem pecuniæ et vestium mittens

TANTUMMODO.

Exod. 18-22 Et ipsi minora tantummodo judicent
-26 Ad eum, faciliora tantummodo judicantes
1 Reg. 18-17 Tantummodo esto vir fortis, et præliare
20- 2 Celavit me pater m. sermonem tantummodo
-39 Tantummodo enim Jonathas et David

4 *Reg.* 17-18 Non remansit nisi tribus Juda tantummodo
2 *Par.* 20-17 Sed tantummodo confidenter state
23- 6 De Levitis : ipsi tantummodo ingrediantur
Job. 19-20 Et derelicta sunt tantummodo labia
32- 3 Sed tantummodo condemnassent Job
Isai. 4- 1 Tantummodo invocetur nomen tuum
28-19 Tantummodo sola vexatio intellectum dabit
Osee. 13- 9 Tantummodo in me auxilium tuum
Amos. 3- 2 Tantummodo vos cognovi ex omnibus
Marc. 5-36 Noli timere : tantummodo crede

TANTUS, A, UM.

Gen. 34-22 Unum est, quo differtur tantum bonum
41-30 Septem anni alii tantæ sterilitatis
-49 Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenæ
Exod. 9-24 Tantaque fuit magnitudinis, quanta ante
Levit. 20-14 Nec permanebit tantum nefas in medio vest.
27- 8 Quantum ille æstimaverit... tantum dabit
Num. 11-13 Unde mihi carnes ut dem tantæ multitudini?
-15 Obsecro... ne tantis afficiar malis
14-15 Quod occideris tantam multitudinem
Josue. 8-22 Ut nullus de tanta multitudine salvaretur
17-14 Funiculi unius, cum sim tantæ multitudinis
Judic. 11-26 Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?
16- 5 In quo habeat tantam fortitudinem
20- 3 Quomodo tantum scelus perpetratum esset
- 6 Quia nunquam tantum nefas, et tam grande
-12 Cur tantum nefas in vobis repertum est?
-25 Tanta in illos cæde bacchati sunt
1 *Reg.* 4- 8 Non enim fuit tanta exultatio heri
2 *Reg.* 23- 5 Nec tanta est domus mea apud Deum
3 *Reg.* 10-27 Ut tanta esset abundantia argenti in Jerus.
4 *Reg.* 6-33 Ecce, tantum malum a Domino est
1 *Par.* 17-26 Locutus es ad servum tuum tanta beneficia
22- 8 Tanto effuso sanguine coram me
2 *Par.* 5- 6 Tanta enim erat multitudo victimarum
9-27 Tantamque copiam præbuit argenti
Et cedrorum tantam multitudinem
20-12 In nobis quidem non est tanta fortitudo
Judith. 3- 9 Tantusque metus provinciis illis incubuit
Esth. 16-11 Et tantam in se expertus humanitatem
Sap. 12-20 Debitos morti cum tanta cruciasti attentione
1 *Mac.* 3-17 Pauci pugnare contra multitudinem tantam
10-73 Sustinere equitatum et exercitum tantum
2 *Mac.* 4-35 Moleste ferebant de nece tanti viri injusta
Matth. 8-10 Non inveni tantam fidem in Israel
15-33 Unde ergo nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam?
Marc. 10-30 Qui non accipiat centies tantum
Luc. 7- 9 Nec in Israel tantam fidem inveni
Joan. 6- 9 Duos pisces : sed hæc quid sunt inter tantos?
12-37 Cum autem tanta signa fecisset coram eis
14- 9 Dicit ei Jesus: Tanto tempore vobiscum sum
21-11 Et cum tanti essent, non est scissum rete
Act. 5- 8 Dic mihi, mulier, si tanti agrum vendidistis? At illa dixit : Etiam tanti
2 *Cor.* 1-10 Qui de tantis periculis nos eripuit
Galat. 3- 4 Tanta passi estis sine causa?
Hebr. 2- 3 Effugiemus, si tantam neglexerimus salut.?
4- 7 Post tantum temporis, sicut supra dictum est
12- 1 Tantam habentes impositam nubem testium
Apoc. 18- 7 Tantum date illi tormentum et luctum
-17 Una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ
21-16 Et longitudo ej. tanta est quanta et latitudo

TAPETIA *et* TAPETES.

2 *Reg.* 17-28 Obtulerunt ei stratoria et tapetia
Prov. 7-16 Stravi tapetibus pictis ex Ægypto
Ezech. 27-20 Dedan institores tui in tapetibus ad sedend.

TAPHETH.

Filia Salomonis, uxorque Benabinadab, qui præpositus erat super Nephathdor.

3 *Reg.* 4-11 Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem

TAPHNE *sive* TAPHNIS.

In hac civitate Ægypti habitaverunt Judæi, qui ob metum Babyloniorum cum Jeremia fugerant post cædem Godoliæ ab Ismahel. Eadem est cum Tanis civitate regia Pharaonis, ubi Moyses sua fecit prodigia.

Jerem. 2-16 Filii q. Mempheos et Taphnes constupr.
43- 7 Et venerunt usque ad Taphnis
- 8 Factus est sermo Dom. ad Jer. in Taphnis
- 9 In porta domus Pharaonis in Taphnis
44- 1 Habitantes in Magdalo et in Taphnis
46-14 Et resonet in Memphis et in Taphnis
Ezech. 30-14 Dabo ignem in Taphnis, et faciam judicia
-18 Et in Taphnis nigrescet dies

TAPHNES.

Uxor Pharaonis regis Ægypti, quæ sororem habebat nuptam Adad regi Idumææ.

3 *Reg.* 11-19 Ut daret ei uxorem, sororem.. Taphnes reg.
3 *Reg.* 11-20 Genuitq. ei soror Taphnes Genubath filium, et nutrivit eum Taphnes in domo Phar.

TAPHSAR.

Existimant quidam nomen esse loci; alii vero, officii.

Jerem. 51-27 Numerate contra eam Taphsar

TAPHUA.

Filius secundus Hebron.

1 *Par.* 2-43 Filii Hebron, Core, et Taphua, et Recem

TAPHUA.

Duæ videntur esse hujus nominis civitates, altera in tribu Juda, altera in tribu Manasse quæ data fuit filiabus Salphaad.

Josue. 12-17 Rex Taphua unus, rex Opher unus
15-34 Et Zanoë, et Engannim, et Taphua
16- 8 De Taphua pertransit contra mare
17- 7 Juxta habitatores fontis Taphuæ
- 8 In sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ

TARDE.

Act. 27- 7 Cum multis diebus tarde navigaremus

TARDO.

Exod. 22-29 Et primitias tuas non tardabis reddere
Deut. 23-21 Cum votum voveris... non tardabis reddere
Judic. 5-28 Quare tardaverunt pedes quadrigarum ill.
Tobiæ. 9-4 Et si tardavero una die plus
Psal. 39-18 Deus meus, ne tardaveris
Eccli. 5- 8 Non tardes converti ad Dominum
7-18 Memento iræ, quoniam non tardabit
14-12 Memor esto quoniam mors non tardat
Habac. 2- 3 Quia veniens veniet, et non tardabit
Luc. 1-21 Et mirabantur quod tardaret ipse in templo
1 *Tim.* 3-15 Si a. tardavero, ut scias quomodo oporteat
Hebr. 10-37 Qui venturus est, veniet, et non tardabit
2 *Petr.* 3- 9 Non tardat Dominus promissionem suam

TARDUS, IOR.

Exod. 4-10 Impeditioris et tardioris linguæ sum
Luc. 24-25 Dixit ad eos : O stulti, et tardi corde ad cred.
Jacob. 1-19 Tardus a. ad loquendum, et tardus ad iram

TARSENSIS.

Act. 9-11 Et quære... Saulum nomine Tarsensem

TARSUS.

Metropolis Ciliciæ regionis, unde erat sanctus Paulus.

Act. 9-30 Deduxerunt eum Cæsaream, et dimiserunt Tarsum
11-25 Profectus est autem Barnabas Tarsum
21-39 Sum quidem Judæus a Tarso Ciliciæ
22- 3 Sum vir Judæus, natus in Tarso Ciliciæ

TARTARUS.

2 *Petr.* 2- 4 Detractos in tartarum tradidit cruciandos

TAUREA.

2 *Mac.* 7- 1 Septem fratres... flagris et taureis cruciatos

TAURUS.

Gen. 32-15 Vaccas quadraginta, et tauros viginti
Deut. 33-17 Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus
Judic. 6-25 Tolle taurum patris tui, et alterum taurum annorum septem
-26 Tollesque taurum secundum, et offeres
-28 Et taurum alterum impositum super altare
1 *Par.* 15-26 Immolabantur septem tauri, et sept. arietes
29-21 Et obtulerunt... tauros mille, arietes mille
2 *Par.* 13- 9 Initiaverit manum suam in tauro de bobus
29-21 Obtuleruntque simul tauros septem
-22 Mactaverunt igitur tauros, et susceperunt
-32 Hic fuit : Tauros septuaginta, arietes cent.
30-24 Præbuerat multitudini mille tauros
Job. 42- 8 Sumite ergo vobis septem tauros
Psal. 21-13 Tauri pingues obsederunt me
49-13 Numquid manducabo carnem taurorum?
67-31 Congregatio taurorum in vaccis populorum
Eccli. 6- 2 Non te extollas... velut taurus
38-26 Et enarratio ejus in filiis taurorum
Isai. 30-24 Et tauri tui, et pulli asinorum, qui operantur
34- 7 Et descendent... et tauri cum potentibus
Jerem. 50-11 Sicut vituli super herbam, et mugistis sicut tauri
Ezech. 39-18 Et hircorum, taurorumque et altilium
Dan. 3-40 Sicut in holocausto arietum et taurorum
Matth. 22- 4 Tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia
Act. 14-12 Tauros, et coronas ante januas afferens
Hebr. 9-13 Si enim sanguis hircorum et taurorum
10- 4 Sanguine taurorum et hircorum auferri

TEBBAOTH. *Princeps Nathinæorum.*

2 *Esdr.* 7-47 Filii Soha, filii Hasupha, filii Tebbaoth

TEBBATH.

Regio in qua sita erat Abelmehula.

Judic. 7-23 Et crepidinem Abelmehula in Tebbath

TEBETH.

Esth. 2-16 Mense decimo qui vocatur Tebeth

TECTUM.

Gen. 8-13 Et aperiens Noë tectum arcæ, aspexit
Exod. 26- 7 Facies... ad operiendum tectum tabernac.
- 9 Ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices
-12 Quod autem superfuerit in sagis quæ parantur tecto
-14 Facies et operimentum aliud tecto
35-11 Tabernaculum scilicet, et tectum ejus
36-14 Fecit et saga... ad operiend. tectum tabern.
-18 Et fibulas... quibus necteretur tectum
39-31 Omne opus tabernaculi et tecti testimonii
-32 Et obtulerunt tabernaculum et tectum
-40 Et in tectum fœderis, jussa sunt fieri
40-17 Et expandit tectum super tabernaculum
-24 Posuit et altare aureum sub tecto testimonii
-30 Cum ingrederentur tectum fœderis
-33 Nec poterat Moyses ingredi tectum fœderis
Num. 3-26 Quod trahitur ante fores tecti fœderis
4-25 Et tectum fœderis operimentum aliud
14-10 Apparuit gloria Domini super tectum fœd.
Deut. 22- 8 Facies murum tecti per circuitum
Judic. 9-51 Super turris tectum stantes per propugn.
16-27 Ac de tecto et solario circiter tria millia
19-18 Nullusq. sub tectum suum nos vult recipere
4 *Reg.* 19-26 Velut fœnum agri et virens herba tectorum
23-12 Quæ erant super tecta cœnaculi Achaz
Psal. 101- 8 Factus sum sicut passer solitarius in tecto
128- 6 Fiant sicut fœnum tectorum : quod.. exaruit
Prov. 19-13 Et tecta jugiter perstillantia litigiosa mulier
27-15 Tecta perstillantia in die frigoris
Sap. 17- 2 Inclusi sub tectis, fugitivi... jacuerunt
Isai. 15- 3 Super tecta ejus, et in plateis ej. o. ululatus
22- 1 Quia ascendisti et tu omnis in tecta
37-27 Herba tectorum quæ exaruit antequam mat.
Jerem. 30-18 Tectis ej. miserebor, et ædificabitur civitas
48-38 Super omnia tecta Moab, et in plateis ejus
Baruc. 6-67 Meliores sunt illis, quæ possunt fugere sub tectum
Ezech. 40-13 Et mensus est portam a tecto thalami, usque ad tectum ejus
Soph. 1- 5 Et eos qui adorant super tecta militiam cœli
Matth. 8- 8 Non sum dignus ut intres sub tectum meum
10-27 Quod in aure auditis, prædicate super tecta
24-17 Qui in tecto, non descendat tollere aliquid
Marc. 2- 4 Nudaverunt tectum, ubi erat : et patefac.
13-15 Qui super tectum, ne descendat in domum
Luc. 5-19 Ascenderunt supra tectum, et per tegulas summiserunt
7- 6 Non e. sum dignus ut sub tectum m. intres
12- 3 Quod in aurem locuti estis in cubilis, prædicabitur in tectis
17-31 In illa hora, qui fuerit in tecto

TECUM.

Gen. 6-18 Ponamque fœdus meum tecum
Uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum
-19 Bina induces in arcam, ut vivant tecum
-20 Bina de omnibus ingredientur tecum
-21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis
8-16 Filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
-17 Cuncta animantia... educ tecum, et ingred.
17- 4 Ego sum, et pactum meum tecum
21-22 Deus tecum est in universis quæ agis
24-40 Mittet Angelum suum tecum, et diriget viam tuam
-50 Non possumus... quidquam aliud loq. tecum
26- 3 Peregrinare in ea, eroque tecum
-24 Noli timere, quia ego tecum sum
-28 Qui responderunt : Vidimus tecum esse Do.
30-15 Dormiat tecum hac nocte pro mandragoris
31- 3 Revertere... ad generationem tuam, eroque tecum
-38 Idcirco viginti annis fui tecum
38-16 Ait : Dimitte me ut coëam tecum
46- 4 Ego descendam tecum illuc
Exod. 3-12 Qui dixit ei : Ego ero tecum : et hoc habebis
17- 5 Et sume tecum de senioribus Israel
18-18 Tu, et populus iste qui tecum est
-19 Audi verba mea... et erit Deus tecum
19-24 Descende : ascendesque tu, et Aaron tecum
22-25 Populo meo pauperi qui habitat tecum
33- 3 Non enim ascendam tecum, quia populus
34- 3 Nullus ascendat tecum, nec videatur
-27 Quibus et tecum et cum Israel pepigi fœdus

Levit. 10-14 Edetis... tu et filii tui, et filiæ tuæ tecum
25-35 Et susceperis eum... et vixerit tecum
Num. 5-19 Si non dormivit vir alienus tecum
10-30 Non vadam tecum, sed revertar in terram
11-16 Faciesque ibi stare tecum
-17 Ut sustentent tecum onus populi
18- 1 Filii tui, et domus patris tui tecum
- 2 Et sceptrum patris tui sume tecum
- 4 Sint autem tecum, et excubent in custodiis
Deut. 2- 7 Per quadraginta annos habitans tecum Dom.
4-23 Pacti Domini Dei tui, quod pepigit tecum
14-29 Non habet partem nec possessionem tecum
15-11 Fratri tuo egeno... qui tecum versatur
20- 1 Quia Dominus Deus tuus tecum est
23-16 Habitabit tecum in loco, qui ei placuerit
-24 Foras autem ne efferas tecum
24-14 Sive advenæ, qui tecum moratur in terra
26-11 Tu et Levites, et advena qui tecum est
28-43 Advena, qui tecum versatur in terra
29-11 Et advena qui tecum moratur in castris
-12 Quod hodie Dominus Deus t. percutit tecum
31- 8 Et Dominus... ipse erit tecum
-23 Introduces filios Israël... et ego ero tecum
Josue. 1- 2 Transi Jordanem istum tu, et omnis populus tecum
- 5 Sicut fui cum Moyse, ita ero tecum
- 9 Quoniam tecum est Dominus Deus tuus
-17 Tantum sit Dominus Deus tuus tecum
2-19 Cunctorum autem sanguis, qui tecum in domo fuerint
3- 7 Sicut cum Moyse fui, ita et tecum sim
8- 1 Tolle tecum o. multitudinem pugnatorum
Judic. 1- 3 Ut et ego pergam tecum in sortem tuam
-24 Et faciemus tecum misericordiam
4- 6 Tollesque tecum decem millia pugnatorum
- 9 Quæ dixit ad eum : Ibo quidem tecum
6-12 Et ait : Dom. tecum, virorum fortissime
-16 Ego ero tecum : et percuties Madian
-23 Dixitq. ei Dominus : Pax tecum : ne timeas
7- 2 Multus tecum est populus, nec tradetur
- 4 Et de quo dixero tibi ut tecum vadat
-10 Descendat tecum Phara puer tuus
9-32 Surge itaq. nocte cum populo qui tecum est
12- 1 Vocare nos noluisti, ut pergeremus tecum
19-20 Pax tecum sit, ego præbebo omnia
Ruth. 1-10 Et dicere : Tecum pergemus ad populum t.
1 Reg. 9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens
10- 7 Quia Dominus tecum est
14- 7 Et ero tecum ubicumque volueris
15-26 Ait Samuel ad Saül : Non revertar tecum
17-37 Dixit a. Saül ad Dav. : Vade, et Do. tecum sit
20- 8 Fœdus Domini me... tecum inire fecisti
-13 Ut vadas in pace, et sit Dominus tecum
21- 1 Quare tu solus, et nullus est tecum ?
26- 6 Dixitque Abisai : Ego descendam tecum
27- 5 Cur enim manet... in civitate regis tecum ?
28-19 Et dabit Dominus etiam Israël tecum
29-10 Et servi domini tui, qui venerunt tecum
2 Reg. 3-12 Et erit manus mea tecum, et reducam
-13 Optime : ego faciam tecum amicitias
-21 Ineam tecum fœdus, et imperes omnibus
7- 3 Vade, fac : quia Dominus tecum est
- 9 Fui tecum in omnibus ubicumq. ambulasti
13-20 Numquid Amnon frater t. concubuit tecum?
-26 Non est necesse ut vadat tecum
14-17 Unde et Dominus Deus tuus est tecum
-19 Numquid manus Joab tecum est in omnibus
15-20 Revertere, et reduc tecum fratres tuos
Et Dominus faciet tecum misericordiam
-35 Habes autem tecum Sadoc et Abiathar
16-21 Ut... roborentur tecum manus eorum
19- 7 Ne unus quid. remansurus sit tecum nocte
-36 Procedam famulus tuus ab Jordane tecum
-37 Ipse vadat tecum, domine mi rex
20-16 Appropinqua huc, et loquar tecum
3 Reg. 3- 6 Sicut ambulavit... et recto corde tecum
11-38 Ero tecum, et ædificabo tibi domum fidelem
13- 8 Non veniam tecum, nec comedam panem
-16 Non possum reverti, neque venire tecum
-18 Dicens : Reduc eum tecum in domum tuam
4 Reg. 8- 8 Tolle tecum munera, et vade in occursum
14-10 Provocas malum ut cadas tu, et Judas tecum
1 Par. 12-18 Tui sumus, o David, et tecum, fili Isai
17- 2 Fac : Deus enim tecum est
- 8 Et fui tecum quocumque perrexisti
22-11 Sit Dominus tecum, et prosperare
-16 Et fac, et erit Dominus tecum
28-20 Dominus enim Deus meus tecum erit
2 Par. 18- 3 Tecumque erimus in bello
25- 7 Ne egrediatur tecum exercitus Israël
-19 Provocas, ut cadas et tu, et Juda tecum
1 Esdr. 7-13 Cuicumque placuerit... ire in Jerusalem, tecum vadat
10- 4 Tuum est decernere, nosque erimus tecum
Tobiæ. 5- 4 Qui eat tecum salva mercede sua
Tobiæ. 11- 4 Tolle tecum ex felle piscis: erit enim necessarium
- 8 Ex felle isto piscis, quod portas tecum
12- 1 Viro isti sancto, qui venit tecum
Judith. 6- 3 Et omnis Israël tecum perditione disperiet
-18 Sit et tecum Deus in medio nostri
8-34 Et Dominus sit tecum in ultionem inimic.
11- 4 Perfectam rem faciet Dominus tecum
12- 3 Si defecerint tibi ista, quæ tecum detulisti
Esth. 5- 4 Ut venias ad me hodie, et Aman tecum
Job. 11- 5 Atque utinam Deus loqueretur tecum
14- 3 Et adducere eum tecum in judicium
22- 4 Arguet te, et veniet tecum in judicium
35- 4 Sermonibus tuis, et amicis tuis tecum
40-10 Ecce, Behemoth, quem feci tecum
-23 Numquid feriet tecum pactum, et accipies
Psal. 72-23 Factus sum apud te : et ego semper tecum
109- 3 Tecum principium in die virtutis tuæ
138-18 Exurrexi, et adhuc sum tecum
Prov. 6-22 Cum ambulaveris, gradiantur tecum
23- 7 Et mens ejus non est tecum
-15 Fili mi... gaudebit tecum cor meum
Cant. 5-17 Et quæremus eum tecum
Sap. 9- 9 Et tecum sapientia tua, quæ novit opera tua
Eccli. 12-14 Una hora tecum permanebit
13- 6 Si habes, convivet tecum, et evacuabit te
14-11 Fili, si habes, benefac tecum
37-17 Cor boni consilii statue tecum
Isai. 41-10 Ne timeas, quia ego tecum sum : ne declines
43- 2 Cum transieris per aquas, tecum ero
- 5 Noli timere, quia ego tecum sum
Jerem. 1- 8 Quia tecum ego sum, ut eruam te
-19 Quia ego tecum sum, ait Dominus
2-35 Ecce ego judicio contendam tecum
12- 1 Justus quidem tu es, Do., si disputem tecum
- 3 Et probasti cor meum tecum
15-20 Quia ego tecum sum ut salvem te
30-11 Quoniam tecum ego sum, ait Dominus
38-10 Dicens : Tolle tecum hinc triginta viros
-25 Audierint principes quia locutus sum tecum
Et quid locutus est tecum rex
46-28 Ait Dominus : quia tecum ego sum
Ezech. 2- 1 Sta super pedes tuos, et loquar tecum
- 6 Increduli et subversores sunt tecum
3-22 Egredere in campum, et ibi loquar tecum
16- 8 Et ingressus sum pactum tecum
-33 Intrarent ad te undique ad fornicand. tecum
-60 Et recordabor ego pacti mei tecum
-62 Et suscitabo ego pactum meum tecum
23-25 Quem exercent tecum in furore
-29 Et agent tecum in odio, et tollent omnes
38- 6 Totum robur ejus, populique multi tecum
- 9 Omnia agmina tua, et populi multi tecum
-15 Tu, et populi multi tecum
39- 4 Et populi tui, qui sunt tecum
Dan. 13-21 Testimonium, quod fuerit tecum juvenis
Osee. 4- 5 Et corruet etiam propheta tecum
Abdiæ. - 7 Qui comedunt tecum, ponent insidias
1 Mac. 8-32 Et pugnabimus tecum mari terraque
12-45 Elige a. tibi viros paucos, qui tecum sint
Matth. 5-40 Et ei qui vult tecum judicio contendere
18-16 Adhibe tecum adhuc unum vel duos
26-35 Etiam si oportuerit me mori tecum
Luc. 1-28 Ave, gratia plena : Dominus tecum
22-33 Tecum paratus sum... et in mortem ire
Joan. 3-26 Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem
4-26 Dicit ei Jesus : Ego sum, qui loquor tecum
21- 3 Dicunt ei : Venimus et nos tecum
Act. 8-20 Pecunia tua tecum sit in perditionem
18-10 Propter quod ego sum tecum
27-24 Donavit tibi Deus om. qui navigant tecum
1 Tim. 6-21 Gratia tecum. Amen
2 Tim. 4-11 Marcum assume, et adduc tecum
-13 Penulam... veniens affer tecum, et libros

TEDA.

Job. 41-10 Procedunt, sicut tedæ ignis accensæ

TEGIMEN.

Eccli. 34-19 Tegimen ardoris, et umbraculum Meridiani

TEGMEN.

Psal. 35- 8 In tegmine alarum tuarum sperabunt
Eccli. 14-26 Statuet filios suos sub tegmine illius
-27 Protegetur sub tegmine illius a fervore
29-29 Melior est victus pauperis sub tegmine ass.

TEGO.

Exod. 24-16 Tegens illum nube sex diebus
25-20 Utrumque latus propitiatorii tegant expandentes alas
30- 6 Coram propitiatorio quo tegitur testimon.
37- 9 Extendentes alas, et tegentes propitiator.
Levit. 3- 4 Duos renes cum adipe quo teguntur ilia
-14 Ventrem, et qui tegit universa vitalia
Levit. 8- 9 Cidari quoque texit caput
16- 2 Coram propitiatorio quo tegitur arca
Num. 7- 3 Sex plaustra tecta cum duodecim bobus
1 Reg. 17- 6 Et clypeus æreus tegebat humeros ejus
3 Reg. 6- 9 Texit quoque domum laquearibus cedrinis
-15 Texit pavimentum domus tabulis abiegnis
-22 Nihilq. erat in templo quod non auro tegeretur : sed et totum altare oraculi texit auro
-28 Texit quoque cherubim auro
-30 Pavimentum domus texit auro intrinsecus
-32 Et texit ea auro : et operuit tam cherubim
7- 7 Et texit lignis cedrinis a pavimento usque ad summitatem
-18 Ut tegerent capitella, quæ erant sup. summ.
2 Par. 3- 5 Domum quoque majorem texit tabulis
- 7 De cujus laminis texit domum
- 8 Et laminis aureis texit eam
- 9 Cœnacula quoque texit auro
-10 Cherubim duos... et texit eos auro
4- 9 Et ostia in basilica, quæ texit ære
-12 Quæ capita tegerent super epistylia
5- 8 Ipsam arcam tegerent cum vectibus suis
9-16 Quibus tegebantur singula scuta
2 Esdr. 2- 8 Ut tegere possim portas turris domus
3- 3 Ipsi texerunt eam, et statuerunt valvas
- 6 Ipsi texerunt eam, et statuerunt valvas
-15 Ipse ædificavit eam, et texit, et statuit
Tobiæ. 4-17 Et de vestimentis tuis nudos tege
Job. 33-21 Ossa, quæ tecta fuerant, nudabuntur
Psal. 31- 1 Beati... et quorum tecta sunt peccata
103- 3 Qui tegis aquis superiora ejus
Sap. 5-17 Quoniam dextera sua teget eos
19- 8 O. natio transivit, quæ tegebatur tua manu
Eccli. 24- 6 Et sicut nebula texi omnem terram
26-11 Contumelia, et turpitudo illius non tegetur
28-23 Beatus qui tectus est a lingua nequam
48-13 Elias quidem in turbine tectus est
Ezech. 1-11 Et duæ (*pennæ*) tegebant corpora eorum
32- 7 Solem nube tegam, et luna non dabit lum.
Rom. 4- 7 Beati... et quorum tecta sunt peccata
1 Tim. 6- 8 Et quibus tegamur, his contenti sumus

TEGULÆ.

Luc. 5-19 Et per tegulas summiserunt eum cum lecto

TEGUMENTUM.

1 Mac. 4- 6 Qui tegumenta et gladios non habebant
9-38 Et absconderunt se sub tegumento montis

TEHINNA. *Filius secundus Esthon.*

1 Par. 4-12 Esthon genuit.. Tehinna patrem urbis Naas

TELA.

Judic. 16-12 Qui ita rupit vincula quasi fila telarum
Job. 7- 6 Dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur
8-14 Et sicut tela aranearum fiducia ejus
Isai. 25- 7 Telam quam orditus est sup. omn. nationes
30- 1 Ordiremini telam, et non per spiritum m.
59- 5 Ova asp. ruperunt, et telas araneæ texuer.
- 6 Telæ eorum non erunt in vestimentum
Osee. 8- 6 In aranearum telas erit vitulus Samariæ

TELEM.

Judæus qui duxerat uxorem alienigenam.

Josue. 15-24 Ziph, et Telem, et Baloth
1 Esdr. 10-24 Et de janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri

TELMON. *Princeps familiæ Leviticæ.*

1 Par. 9-17 Janitores a. : Sellum, et Accub, et Telmon
1 Esdr. 2-42 Filii Telmon, filii Accub, filii Hatita
2 Esdr. 7-46 Filii Telmon, filii Accub, filii Hatita
11-19 Et janitores, Accub, Telmon, et fratres eor.
12-25 Mosollam, Telmon, Accub, custodes portar.

TELONIUM.

Matth. 9- 9 Vidit hom. sedentem in telonio, Matthæum
Marc. 2-14 Vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium
Luc. 5-27 Vidit... Levi, sedentem ad telonium

TELUM.

2 Reg. 11-20 Quod multa desuper ex muro tela mittantur
2 Mac. 5- 3 Et telorum jactus, et aur. armorum splend.
10-30 In adversarios a. tela et fulmina jaciebant
12-27 Machinæ multæ, et telorum erat apparatus
Ephes. 6-16 Possitis om. tela nequissimi ignea extinguere

TEMERARIUS.

Eccli. 9-25 Et temerarius in verbo suo odibilis erit

TEMERE.

Eccle. 5- 1 Ne temere quid loquaris
Act. 19-36 Oportet vos... et nihil temere agere

TEMERITAS.

2 Reg. 6- 7 Et percussit eum super temeritate

TEMPERAMENTUM.

*Ezech.*33-14 Parietem, quem linistis absq. temperamento
-15 In his qui liniunt eum absq. temperamento
22-28 Liniebant eos absque temperamento

TEMPERATURA.

*Ezech.*13-11 Dic ad eos, qui liniunt absque temperatura

TEMPERO.

Gen. 24-67 Ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret
41-57 Ut emer. escas, et mal. inopiæ temperarent
Prov. 16-33 Sortes mittuntur... sed a Dom. temperantur
*Ezech.*26- 9 Vineas et arietes temperabit in muros tuos
1 Cor. 12-24 Sed Deus temperavit corpus, ei, cui deerat..

TEMPESTAS.

1 Par. 21-29 Ea tempestate erat in excelso Gabaon
2 Par. 28- 9 Ea tempestate erat ibi propheta Domini
Tobiæ. 3-22 Quia post tempestatem, tranquillum facis
Job. 27-20 Nocte opprimet eum tempestas
36-14 Morietur in tempestate anima eorum
37- 9 Ab interioribus egredietur tempestas
Psal. 49- 3 Et in circuitu ejus tempestas valida
54- 9 Qui salvum me fecit a... tempestate
68- 3 In altitud. maris : et tempestas demersit me
-16 Non me demergat tempestas aquæ
80- 8 Exaudivi te in abscondito tempestatis
82-16 Ita persequeris illos in tempestate tua
Prov. 1-27 Cum...et interitus quasi tempestas ingruerit
10-25 Quasi tempestas transiens non erit impius
Eccli. 43-18 Tempestas Aquilonis, et congregatio spir.
Isai. 5-28 Et rotæ ejus quasi impetus tempestatis
17-13 Et rapietur...sicut turbo coram tempestate
29- 6 Et voce magna turbinis et tempestatis
32- 2 Absconditur a vento, et celat se a tempestate
54-11 Paupercula, tempestate convulsa, absque ulla consolatione
Jerem. 4-13 Et quasi tempestas currus ejus
23-19 Et tempestas erumpens super caput impior.
Thren. 5-10 Quasi clibanus exusta est a facie tempestat.
*Ezech.*13-13 Et erumpere faciam spiritum tempestatum
27-35 Reges earum omnes tempestate perculsi
Dan. 11-40 Quasi tempestas veniet cont. ill. rex Aquil.
Jonæ. 1- 4 Et facta est tempestas magna in mari
-12 Propter me tempestas hæc grandis venit
*Nahum.*1- 3 Dominus in tempestate, et turbine viæ ejus
*Matth.*16- 3 Hodie tempestas, rutilat enim triste cœlum
Luc. 8-24 Increpavit ventum, et tempestatem aquæ
Act. 27-18 Valida autem nobis tempestate jactatis
-20 Et tempestate non exigua imminente

TEMPLUM.

Exod. 30-13 Dimidium sicli juxta mensuram templi
1 Reg. 1- 7 Cum redeunte temp. ascender. ad templum
- 9 Super sellam ante postes templi Domini
2-29 Quæ præcepi ut offerrentur in templo
-32 Et videbis æmulum tuum in templo
3- 3 Samuel dormiebat in templo Domini
5- 2 Et intulerunt eam in templum Dagon
- 5 Et omnes qui ingrediuntur templum ejus
31- 9 Ut annuntiaretur in templo idolorum
-10 Posuerunt arma ejus in templo Astaroth
2 Reg. 5- 8 Cæcus et claudus non intrabunt in templum
22- 7 Et exaudiet de templo suo vocem meam
3 Reg. 3- 2 Non e. ædificat. erat templum nomini Do.
5- 5 Cogito ædificare templum nomini Do. Dei
-17 Lapides pretiosos, in fundamentum templi
6- 3 Et porticus erat ante templum viginti cubit.
Juxta mensuram latitudinis templi
Et habebat decem cubitos latitudinis ante faciem templi
- 4 Fecitque in templo fenestras obliquas
- 5 Et ædificavit super parietem templi tabulata
In parietibus domus per circuitum templi
- 6 Forinsecus, ut non hærerent muris templi
-16 Ad posteriorem partem templi tabulata
-17 Quadraginta cubitor. erat ipsum templum
-22 Nihilque erat in templo quod non auro tegeretur
-27 Posuitq. cherubim in medio templi interior.
In media parte templi se invicem contingebant
-29 Et omn. parietes templi per circuit. sculpsit
-33 Fecitque in introitu templi postes de lignis
7-21 Et statuit duas columnas in porticu templi
-39 Bases, quinque ad dexteram partem templi
Mare a. posuit ad dexteram partem templi
-40 Perfecit o. opus regis Salom. in templo Do.
-50 Et cardines... ostiorum domus templi, ex auro erant

3 Reg. 8- 6 In oraculum templi, in sanctum sanctorum
-48 Contra viam... templi quod ædificavi
-63 Dedicaverunt templum Dom. rex et filii Is.
9- 7 Et templum, quod sanctificavi nomini meo
-25 Perfectumque est templum
16-32 Et posuit aram Baal in templo Baal
4 Reg. 5-18 Quando ingredietur domin. meus templum
Si adorav. in templo Remmon, adorante eo
10-21 Et ingressi sunt templum Baal
-23 Ingressusque Jehu... templum Baal
11- 4 Milites, introduxit ad se in templum Dom.
- 8 Si quis aut. ingressus fuerit septum templi
-11 A parte templi dextera, usq. ad part. sinist.
-13 Et ingressa ad turbas in templum Domini
-15 Et ait eis : Educite eam extra septa templi
Non occidatur in templo Domini
-18 Ingressusq. est o. pop. terræ templum Baal
12- 4 Quæ illata fuerit in templum Domini
- 6 Non instauraver. sacerd. sartatecta templi
- 7 Quare sartatecta non instauratis templi?
Sed ad instaurationem templi reddite eam
- 9 Quæ deferebatur ad templum Domini
-13 Non fiebant ex ead. pec. hydriæ templi Do.
De pecunia quæ inferebat. in templum Do.
-14 Dabatur ut instauraretur templum Domini
-16 Non inferebant in templum Domini
-18 Quod inveniri potuit in thesauris templi D.
16-14 Altare æreum... transtulit de facie templi, et de loco altaris, et de loco templi Dom.
-18 Musach quoque sabbati, quod ædificaverat in templo
Ingressum regis exterius convertit in templum Domini
18-16 Confregit Ezechias valvas templi Domini
19-37 Cumque adoraret in templo Nesroch
20- 5 Die tertio ascendes templum Domini
- 8 Ascensurus sum die tertia templum Domini
21- 5 Et extruxit... in duobus atriis templi Dom.
- 7 Posuit q. idolum luci... in templo Domini
In templo hoc, et in Jerusalem, quam elegi
22- 3 Filii Messulam, scribam templi Domini
- 4 Pecunia, quæ illata est in templum Domini
Quam collegerunt janitores templi a populo
- 5 His qui operantur in templo Domini, ad instauranda sartatecta templi
- 6 Et lapides... ad instaurandum templum Do.
- 9 Distribueretur fabris a præfectis operum templi Domini
23- 2 Ascenditque rex templum Domini
- 4 Ut projicerent de templo Dom. omnia vasa
-11 In introitu templi Dom. juxta exedram
-12 Fecerat Manasses in duob. atriis templi Do.
-24 Quem invenit Helcias sacerdos in templo D.
24-13 Quæ fecerat Salomon rex Isr. in templo Do.
25-13 Columnas a. æreas, quæ erant in templo Do.
-16 Quas fecerat Salomon in templo Domini
1 Par. 9-27 Per gyrum quoq. templi Dom. morabantur
10- 9 Et ostenderetur idolorum templis et pop.
-10 Et caput affixerunt in templo Dagon
23-28 In universis operibus ministerii templi Do.
25- 6 Ad cantandum in templo Domini distributi
26-27 Ad instaurationem et supellectil. templi Do.
28-11 Descriptionem porticus, et templi, et cellar.
-13 Et in universa vasa ministerii templi Dom.
29- 3 Aurum et argentum, do in templum Dei m.
- 4 Ad deaurandos parietes templi
2 Par. 3- 6 Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo marmore
-15 Ante fores etiam templi duas columnas
-17 Ipsas q. columnas posuit in vestibulo templi
4- 7 Fecit autem et candelabra...et posuit ea in templo
- 8 Mensas decem : et posuit eas in templo
-22 Et ostia cælavit templi interioris
Et ostia templi forinsecus aurea
5- 7 In locum suum, id est, ad oraculum templi
7- 2 Nec poterant sacerdot. ingredi templum Do.
- 7 Sanctificavit... medium atrii ante templum
23- 7 Si quis alius ingressus fuerit templum
-10 A parte templi dextra, usque ad partem templi sinistram, coram altari et templo
-12 Ingressa est ad populum in templum Dom.
-14 Dixit eis : Educite illam extra septa templi
24- 5 Pecuniam ad sartatecta templi Dei vestri
- 7 Quæ sanctificata fuerant in templo Domini
-14 De qua facta sunt vasa templi in ministerium
-18 Et dereliquerunt templum Domini Dei
26-16 Ingressusq. templum Dom., adolere voluit
27- 2 Excepto quod non est ingressus templum
28-24 Clausit januas templi Dei, et fecit sibi altaria
29-16 Sacerdotes quoque ingressi templum Dom.
-17 Ingressi sunt porticum templi Domini, expiaveruntque templum diebus octo
-19 Cunctamque templi supellectilem, quam polluerat rex Achaz

2 Par. 31-16 Cunctis qui ingrediebantur templum Dom.
34- 8 Mundata jam terra, et templo Domini
-10 Ut instaurarent templum, et infirma quæq.
-14 Cumque efferrent pecuniam, quæ illata fuerat in templum Domini
35- 3 Ponite arcam in sanctuario templi
-20 Postquam instauraverat Josias templum
36- 7 Transtulit, et posuit ea in templo suo
-18 Thesauros templi...transtulit in Babylonem
1 Esdr. 1- 4 Excepto quod voluntarie offerunt templo D.
- 5 Ascenderent ad ædificandum templum Do.
- 7 Cyrus protulit vasa templi Domini
Et posuerat ea in templo dei sui
2-68 Cum ingrederentur templum Domini
3- 6 Porro templum Dei nondum fundatum erat
- 8 Anno a. secundo adventus eor. ad templum
- 9 Super eos qui faciebant opus in templo Dei
-10 Fundato igitur a cæmentariis templo Dom.
-11 Eo quod fundatum esset templum Domini
-12 Et seniores, qui viderant templum prius
Et hoc templum in oculis eorum, flebant
4- 1 Quia filii captivitatis ædificarent templum
5- 2 Et cœperunt ædificare templum Dei
-11 Et ædificamus templum, quod erat extruct.
-14 Nam et vasa templi Dei aurea et argentea, quæ Nabuchodonosor tulerat de templo
Et asportaverat ea in templum Babylonis
Protulit Cyrus rex de templo Babylonis
-15 Et pone ea in templo, quod est in Jerusalem
-16 Et posuit fundamenta templi Dei in Jerus.
6- 5 Sed et vasa templi D. aurea et argentea, quæ Nabuchodonosor tulerat de templo Jer.
Et referantur in templum in Jerusalem
Quæ et posita sunt in templo Dei
- 7 Et dimittite fieri templum Dei
7-17 Offer ea super altare templi Dei vestri
10- 1 Flente, et jacente ante templum Dei
2 Esdr. 3-27 Et eminente usque ad murum templi
6-10 Tractemus nobiscum in domo Dei in medio templi
-11 Quis ut ego ingredietur templum, et vivet?
11-12 Fratres eorum facientes opera templi
Tobiæ. 1- 6 Pergebat in Jerusalem ad templum Domini
Judith. 4- 2 Ne hoc faceret Jerusalem et templo Dom., quod fecerat cæteris civit. et templis ear.
- 9 Prostraverunt contra faciem templi Domini
Esth. 14- 9 Extinguere gloriam templi et altaris tui
Psal. 5- 8 Adorabo ad templum sanctum tuum
L. 10- 5 Dominus in templo sancto suo
17- 7 Et exaudivit de templo sancto suo
26- 4 Videam voluptatem Domini, et visitem templum ejus
27- 2 Extollo manus meas ad templum sanctum t.
28- 9 Et in templo ejus omnes dicent gloriam
44-16 Adducentur in templum regis
47-10 Suscepimus Deus... in medio templi tui
64- 5 Sanctum est templum tuum
67-30 A templo tuo in Jerusalem, tibi offerent
78- 1 Polluerunt templum sanctum tuum
137- 2 Adorabo ad templum sanctum tuum
143-12 Filiæ eorum compositæ : circumornatæ ut similitudo templi
Sap. 3-14 Et sors in templo Dei acceptissima
9- 8 Et dixisti me ædificare templum in monte
Eccli. 45-11 In incessu suo, auditum facere sonitum in templo
49-14 Et exaltaverunt templum sanctum Domino
50- 1 Et in diebus suis corroboravit templum
- 2 Templi etiam altitudo ab ipso fundata est
Et excelsi parietes templi
- 7 Sic ille effulsit in templo Dei
51-19 Ante templum postulabam pro illa
Isai. 6- 1 Et ea, quæ sub ipso erant, repleb. templum
22-15 Vade... ad Sobnam præpositum templi
37-38 Cum adoraret in templo Nesroch deum s.
44-28 Dico Jerusalem : Ædificaberis ; et templo : Fundaberis
66- 6 Vox de templo, vox Domini reddentis retributionem
Jerem. 7- 4 Templum Do., templum Do., templum Do.
24- 1 Duo calathi... positi ante templum Domini
30-18 Templum juxta ordinem suum fundabitur
50-28 Ut annuntient... ultionem templi ejus
51-11 Quoniam ultio Domini est, ultio templi sui
Baruc. 1- 8 Cum acciperet vasa templi Domini, quæ ablata fuerant de templo
-14 Misimus ad vos recitari in templo Domini
2-26 Et posuisti templum, in quo invocatum est
Ezech. 8-16 Et ecce in ostio templi Domini
Dorsa habentes contra templum Domini
10-18 Egressa est gloria Domini a limine templi
40-45 Sacerdotum erit, qui excubant in custodiis templi
-47 Et altare ante faciem templi
-48 Et introduxit me in vestibulum templi

Ezech. 41- 1 Et introduxit me in templum
- 4 Et mensus est... ante faciem templi
- 6 Et non attingerent parietem templi
- 7 Et in cœnaculum templi deferebat per gyrum : idcirco latius erat templum in sup.
-15 Et templum interius, et vestibula atrii
-20 Palmæ cælatæ erant in pariete templi
-23 Et duo ostia erant in templo et in sanctuario
-25 Cælata erant in ipsis ostiis templi cherubim
42- 8 Longitudo ante faciem templi, centum cubit.
43- 4 Et majestas Domini ingressa est templum
-10 Fili hominis, ostende domui Israel templum
44- 5 Et pones cor tuum in viis templi
45- 3 Et in ipso erit templum, sanctumque sanct.
47- 1 Descendebant in latus templi dextrum
48-21 Et sanctuarium templi in medio ejus
Dan. 3-53 Benedictus es in templo, sancto gloriæ tuæ
5- 2 Asportaverat...de templo, quod fuit in Jer.
- 3 Asportaverat de templo, quod fuerat in Jer.
9-27 Et erit in templo abominatio desolationis
14- 9 Et venit rex cum Daniele in templum Bel
-13 Et cribravit per totum templum coram rege
-21 Qui subvertit eum et templum ejus
Amos. 8- 3 Et stridebunt cardines templi in die illa
Jonæ. 2- 5 Rursus videbo templum sanctum tuum
- 8 Oratio mea ad templum sanctum tuum
Mich. 1- 2 Dominus de templo sancto suo
3-12 Et mons templi in excelsa sylvarum
Nahum. 2- 6 Et templum ad solum dirutum
Habac. 2-20 Dominus autem in templo sancto suo
Aggæi. 2-16 Poneretur lapis super lapidem in templo
-19 Die qua fundamenta jacta sunt templi Do.
Zach. 6-12 Et ædificabit templum Domino
-13 Et ipse extruet templum Domino
-14 Filio Sophoniæ, memoriale in templo Dom.
-15 Venient, et ædificabunt in templo Domini
8- 9 Fundata est... ut templum ædificaretur
Malac. 3- 1 Statim veniet ad templum suum Dominator
1 Mac. 1-23 Ornamentum aur., quod in facie templi erat
-47 Et placationes fieri in templo Dei
-50 Et jussit ædificari aras, et templa, et idola
2- 8 Templum ejus sicut homo ignobilis
4-49 Intulerunt candelabrum... et mensam in templum
-50 Super candelabrum erant, et lucebant in templo
-57 Ornaverunt faciem templi coronis aureis
6- 2 Templumque in ea locuples valde
7-36 Et steterunt ante faciem altaris et templi
10-43 Et quicumque confugerint in templum
-84 Accepit spolia eorum et templum Dagon
11- 4 Ostenderunt ei templum Dagon succensum
13-53 Et munivit montem templi, qui erat secus
15- 9 Et templum gloria magna
16-20 Misit occupare Jerusal. et montem templi
2 Mac. 1-13 Cecidit in templo Naneæ, consilio deceptus
-15 Intra ambitum fani, clauserunt templum
-16 Antiochus : apertoque occulto aditu templi
-18 Facturi igitur... purificationem templi
Nehemias ædificato templo et altari
-34 Fecit ei templum, ut probaret
2- 9 Sacrificium dedicationis et consummationis templi
-20 Et de templi magni purificatione
-23 Et famosissimum in toto orbe templum recuperarent
3- 2 Et templum maximis muneribus illustrarent
- 4 Præpositus templi constitutus, contendebat
-12 Decipi vero eos, qui credidissent loco et templo
-30 Et templum, quod paulo ante timore
4-14 Sed contempto templo et sacrificiis neglectis
-32 Aurea quædam vasa e templo furatus
-39 Sacrilegiis in templo a Lysimacho commissis
5-15 Ausus est etiam intrare templum
-21 Mille et octing. ablatis de templo talentis
6- 2 Contaminare etiam quod in Jerosolymis erat templum
- 4 Nam templum luxuria et comessationibus gentium erat plenum
8- 2 Misereretur templo, quod contaminabatur
9- 2 Et tentavit expoliare templum
-16 Templum etiam sanctum, quod prius expol.
10- 1 Templum quidem et civitatem recepit
- 3 Et purgato templo, aliud altare fecerunt
- 5 Qua die a. templum ab alienigenis pollutum
11- 3 Templum vero in pecuniæ quæstum
-25 Statuentes judicavim. templum restitui illis
13-11 Patria sanctoque templo privari vererentur
-14 Pro legibus, templo, civitate, patria
-23 Honoravit templum, et munera posuit
14- 4 Et thallos, qui templi esse videbantur
-13 Alcimum maximi templi summum sacerd.
-31 Venit ad maximum et sanctissimum templum

2 Mac. 14-32 Qui quærebatur, extendens manum ad templum
-33 Et templum hoc Libero patri consecrabo
-35 Voluisti templum habitationis tuæ fieri
15-17 Civitas sancta et templum periclitarentur
-18 Primus pro sanctitate timor erat templi
-33 Manum autem dementis contra templum suspendi
Matth. 4- 5 Statuit eum super pinnaculum templi
12- 5 Sacerdotes in templo sabbatum violant
- 6 Dico autem vobis quia templo major est hic
21-12 Et intravit Jesus in templum Dei
Ejiciebat o. vendentes et ementes in templo
-14 Accesserunt ad eum cæci et claudi in templo
-15 Et pueros clamantes in templo, et dicentes
-23 Et cum venisset in templum, accesserunt
23-16 Quicumque juraverit per templum
Qui autem juraverit in auro templi
-17 An templum, quod sanctificat aurum
-21 Et quicumque juraverit in templo
-35 Quem occidistis inter templum et altare
24- 1 Et egressus Jesus de templo, ibat
Ut ostenderent ei ædificationes templi
26-55 Quotid. apud vos sedebam docens in templo
61 Hic dixit : Possum destruere templum Dei
27- 5 Et projectis argenteis in templo, recessit
-40 Vah, qui destruis templum Dei
-51 Et ecce velum templi scissum est
Marc. 11-11 Et introivit Jerosolymam in templum
-15 Et cum introisset in templum, cœpit ejicere vendentes et ementes in templo
-16 Ut quisquam transferret vas per templum
-27 Et cum ambularet in templo, accedunt
12-35 Respondens Jesus dicebat, docens in templo
13- 1 Et cum egrederetur de templo, ait illi
- 3 Cum sederet in monte Oliv. contra templum
14-49 Quotidie eram apud vos in templo docens
-58 Ego dissolvam templum hoc manufactum
15-29 Et dicentes : Vah, qui destruis templum Dei
-38 Et velum templi scissum est in duo
Luc. 1- 9 Incensum poneret, ingressus in templum
-21 Mirabantur quod tardaret ipse in templo
-22 Quod visionem vidisset in templo
2-27 Et venit in spiritu in templum
-37 Quæ non discedebat de templo
-46 Post triduum invenerunt illum in templo
4- 9 Et statuit eum super pinnam templi
18-10 Duo homines ascenderunt in templum
19-45 Et ingressus in templum, cœpit ejicere
-47 Et erat docens quotidie in templo
20- 1 In una dierum docente illo popul. in templo
21- 5 Et quibusdam dicentibus de templo
-37 Erat autem diebus docens in templo
22-52 Et magistratus templi, et seniores
-53 Cum quotidie vobiscum fuerim in templo
23-45 Et velum templi scissum est medium
24-53 Et erant semper in templo, laudantes
Joan. 2-14 Et invenit in templo vendentes boves
-15 Omnes ejecit de templo, oves quoque
-19 Et dixit eis : Solvite templum hoc
-20 Quadraginta et sex annis ædificatum est templum hoc
-21 Ille autem dicebat de templo corporis sui
5-14 Postea invenit eum Jesus in templo
7-14 Ascendit Jesus in templum, et docebat
-28 Clamabat ergo Jesus in templo docens
8- 2 Et diluculo iterum venit in templum
-20 Docens in templo : et nemo apprehendit
-59 Abscondit se, et exivit de templo
10-23 Et ambulabat Jesus in templo
11-56 Colloquebantur ad invic., in templo stantes
18-20 Ego semper docui in synagoga et in templo
Act. 2-46 Quotidie q. perdurantes unanim. in templo
3- 1 Petrus a. et Joan. ascendebant in templum
- 2 Quem ponebant quotidie ad portam templi
Ut peteret eleemosynam ab introeuntibus in templum
- 3 P. et Joan. incipientes introire in templum
- 8 Et intravit cum illis in templum ambulans
-10 Sedebat ad Speciosam portam templi
4- 1 Et magistratus templi, et Sadducæi
5-20 Stantes loquimini in templo plebi o. verba
-21 Intraverunt diluculo in templum, et doc.
-24 Ut autem audierunt hos sermones magistratus templi
-25 Sunt in templo stantes, et docentes populum
-42 Non cessabant, in templo et circa domos
17-24 Non in manufactis templis habitat
19-27 Sed et magnæ Dianæ templum
21-26 Purificatus cum illis intravit in templum
-27 Judæi, cum vidissent eum in templo
-28 Induxit in templum, et violavit sanct. locum
-29 Quoniam in templum introduxisset Paulus
-30 Apprehendentes Paulum, trahebant eum extra templum

Act. 22-17 Et oranti in templo, fieri me in stupore
24- 6 Qui etiam templum violare conatus est
-12 Et neque in templo invenerunt me
-18 In quibus invenerunt me purificatum in templo
25- 8 Neque in templum, neque in Cæsarem
26-21 Cum essem in templo, comprehensum tent.
1 Cor. 3-16 Nescitis quia templum Dei estis
-17 Si quis autem templum Dei violaverit
Templum enim Dei sanctum est
6-19 Membra vest. templum sunt Spiritus sancti
2 Cor. 6-16 Qui aut. consensus templo Dei cum idolis ? vos enim estis templum Dei vivi
Ephes. 2-21 Crescit in templum sanctum in Domino
2 Thes. 2- 4 Ita ut in templo Dei sedeat ostendens se
Apoc. 3-12 Faciam illum columnam in templo Dei mei
7-15 Serviunt ei die ac nocte in templo ejus
11- 1 Surge, et metire templum Dei
- 2 Atrium autem, quod est foris templum
-19 Et apertum est templum Dei in cœlo
14-15 Et alius Angelus exivit de templo
-17 Et alius Angelus exivit de templo
15- 5 Et ecce apertum est templum tabernaculi
- 6 Et exierunt septem Angeli... de templo
- 8 Et impletum est templum fumo
Et nemo poterat introire in templum
16- 1 Et audivi vocem magnam de templo
-17 Et exivit vox magna de templo a throno
21-22 Et templum non vidi in ea. Dominus enim Deus omnipotens templum illius est

TEMPORALIS, E.

Matth. 13-21 Non habet a. in se radic., sed est temporalis
Marc. 4-17 Non habent radicem in se, sed temporales s.
2 Cor. 4-18 Quæ enim videntur, temporalia sunt
Hebr. 11-25 Quam temporalis peccati habere jucunditat.

TEMPORANEUS, A, UM.

Deut. 11-14 Dabit pluviam terræ vestræ temporaneam
Isai. 28- 4 Quasi temporaneum ante maturitatem autumni
Jerem. 5-24 Qui dat nobis pluviam temporaneam
Osee. 6- 3 Et veniet quasi imber nobis temporaneus
Jacob. 5- 7 Donec accipiat temporaneum et serotinum

TEMPUS, *pars capitis.*

Judic. 4-21 Posuit supra tempus capitis ejus clavum
-22 Et clavum infixum in tempore ejus
5-26 Vulneri locum, et tempus valide perforans
Psal. 131- 5 Requiem temporibus meis : donec inveniam

TEMPUS.

Gen. 1-14 Et sint in signa et tempora, et dies et annos
5- 5 Et factum est omne tempus quod vixit Adam
6- 5 Intenta esset ad malum omni tempore
13- 7 Eo a. tempore Chananæus et Pherezæus hab.
14- 1 Factum est autem in illo tempore
15-16 Iniquitates Amorrhæorum usque ad præsens tempus
17-21 Quem pariet tibi Sara tempore isto
-25 Tredecim annos impleverat tempore circ.
18-10 Revertens veniam ad te tempore isto
-14 Revertar ad te hoc eodem tempore
21- 2 Tempore quo prædixerat ei Deus
-22 Eodem tempore dixit Abimelech
24-11 Tempore quo solent mulieres egredi
-62 Eo autem tempore deambulabat Isaac
25-24 Jam tempus pariendi advenerat
26-15 Omnes puteos... illo tempore obstruxerunt
27-40 Tempusque veniet, cum excutias et solvas
29- 7 Nec est tempus ut reducantur ad caulas
-21 Quia jam tempus impletum est, ut ingrediar
30-14 Egressus autem Ruben tempore messis
-33 Quando placiti tempus advenerit coram te
-41 Quando primo tempore ascendebantur
-42 Et quæ primi temporis, Jacob
31-10 Postquam e. conceptus ovium tempus adv.
-19 Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves
35- 8 Eodem tempore mortua est Debora
-16 Venit verno tempore ad terram quæ ducit Ephratam
37-34 Lugens filium suum multo tempore
38- 1 Eodem tempore descendens Judas a fratrib.
40- 4 Aliquantulum temporis fluxerat
43- 9 Ero peccati reus in te omni tempore
44-32 Peccati reus ero in patrem m. omni tempore
47-26 Ex eo tempore usque in præsentem diem
48- 7 Eratque vernum tempus : et ingrediebar
-20 Benedixitque eis in tempore illo, dicens
50- 4 Et expleto planctus tempore
Exod. 1-16 Quando... et partus tempus advenerit
2-23 Post multum vero temporis mortuus est rex
9- 5 Constituitque Dominus tempus, dicens
-18 A die qua fundata est usq. in præsens tempus
10-14 Quales ante illud tempus non fuerant

Exod. 13-10 Custodies hujuscemodi cultum statuto tempore
-21 Ut dux esset itineris utroque tempore
14-20 Toto noctis tempore accedere non valerent
18-22 Qui judicent populum omni tempore
-26 Qui judicabant plebem omni tempore
23-15 Sicut præcepi tibi, tempore mensis novor.
34-18 Sicut præcepi tibi, in tempore mensis novor.
Mense enim verni temporis egressus es de Ægypto
-22 Redeunte anni tempore cuncta conduntur
-23 Tribus temporibus anni apparebit
Levit. 8-33 Quo complebitur tempus consecration. vest.
13-46 Omni tempore, quo leprosus est et immund.
14-57 Ut possit sciri quo tempore mundum
15-24 Si coierit... tempore sanguinis menstrualis
-25 Fluxum sanguinis non in tempore menstr.
Immunda erit quasi sit in tempore menstr.
-33 Et quæ menstruis temporibus separatur
16- 2 Ne omni tempore ingrediatur sanctuarium
23- 4 Quas celebrare debetis temporibus suis
-28 Opus servile non facietis in tempore diei huj.
25- 9 Propitiationis tempore in univ. terra vestra
-16 Et quanto minus temporis numeraveris
Tempus enim frugum vendet tibi
-27 Computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit
-50 Supputatis duntaxat annis a tempore venditionis suæ
26- 3 Dabo vobis pluvias temporibus suis
27-18 Sin autem post aliquantum temporis
Num. 6- 5 Omni tempore separationis suæ novacula non transibit per caput ejus
- 6 Omni tempore consecrationis suæ
-21 Cum voverit oblationem.. tempore consecr.
9- 2 Faciant filii Israël Phase in tempore suo
- 5 Qui fecerunt tempore suo
- 7 Oblationem offerre Domino in tempore suo
-13 Sacrificium Domino non obtulit tempore suo
-19 Ut multo tempore maneret super illud
-22 Vel longiori tempore fuisset sup. tabernac.
13-21 Erat a. tempus quando... uvæ vesci possunt
16- 2 Et qui tempore concilii per nomina vocab.
20-15 Et habitavimus ibi multo tempore
22- 4 Ipse erat eo tempore rex in Moab
23-23 Temporibus suis dicetur Jacob et Israëli
24-14 Populo huic faciat extremo tempore
25- 1 Morabatur a. eo tempore Israel in Settim
28- 2 Incensum odoris suavissimi offerte per tempora sua
Deut. 1- 9 Dixique vobis illo in tempore
-46 Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore
2- 1 Et circuivimus montem Seïr longo tempore
-14 Tempus a. quo ambulavimus de Cadesbarne
-34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus
3- 4 Vastantes cunctas civit. illius uno tempore
- 8 Tulimusque illo in tempore terram
-12 Terramq. possedimus tempore illo ab Aroër
-18 Præcepique vobis in tempore illo, dicens
-21 Josuë quoque in tempore illo præcepi
-23 Precatusque sum Dominum in tempore illo
4-10 Et discant timere me omni tempore
-14 Mihiq. mandavit in illo tempore ut docerem
-26 Non habitabitis in ea longo tempore
-30 Novissimo tempore reverteris ad Dom. D.
-40 Et permaneas multo tempore super terram
5- 5 Medius fui inter Do. et vos in tempore illo
-16 Honora patrem...ut longo vivas tempore
-29 Custodiant universa mandata mea in omni tempore
10- 1 In tempore illo dixit Dominus ad me
- 8 Eo tempore separavit tribum Levi
11- 1 Observa..judicia atq. mandata om. tempore
- 9 Multoque in ea vivatis tempore
12- 9 Neque e. usque in præsens tempus venistis
-19 In omni tempore quo versaris in terra
14-23 Ut discas timere Dom. D. t. omni tempore
-28 Ex omnibus quæ nascuntur tibi eo tempore
15-10 Ut benedicat tibi Dom... in omni tempore
16- 1 Observa... et verni primum temporis
17- 9 Et ad judicem qui fuerit illo tempore
-12 Qui eo tempore ministrat Domino Deo
-20 Ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus
18- 7 Qui stabunt eo tempore coram Domino
19- 9 Et ambules in viis ejus omni tempore
20-19 Quando obsederis civitatem multo tempore
22- 7 Ut bene sit tibi, et longo vivas tempore
25-15 Ut multo vivas tempore super terram
28-12 Ut tribuat pluviam... in tempore suo
-29 Omnique tempore calumniam sustineas
30-18 Et parvo tempore moreris in terra
31-29 Et occurrent vobis mala in extremo tempore
32-35 Mea est ultio, et ego retribuam in tempore
Et adesse festinant tempora
-47 Longe perseveretis tempore in terra

Josue. 3-15 Ripas alvei sui tempore messis impleverat
4-25 Vos timeatis Dom. D. vestr. omni tempore
5- 2 Eo tempore ait Dominus ad Josuë : Fac
6-25 In tempore illo, imprecatus est Josuë
9-27 Aquas comportantes, usq. in præs. tempus
10-33 Eo tempore ascendit Horam rex Gazer
11-18 Multo tempore pugnavit Josuë
-21 In illo tempore venit Josuë, et interfecit
14-11 Sic valens, ut eo valebam tempore
Illius in me temporis fortitudo usque hodie perseverat
20- 6 Sacerdos magnus, qui fuerit in illo tempore
22- 1 Eodem tempore vocavit Josuë Rubenitas
- 3 Nec reliquistis fratres vestr. longo tempore
23- 1 Evoluto autem multo tempore
24- 7 Et habitastis in solitudine multo tempore
-31 Qui longo vixerunt tempore post Josuë
Judic. 2- 7 Qui longo post eum vixerunt tempore
3-29 Sed percusserunt Moabitas in tempore illo
4- 4 Quæ judicabat populum in illo tempore
10-14 Ipsi vos liberent in tempore angustiæ
11- 1 Fuit illo tempore Jephte Galaad. vir fortiss.
-26 Quare tanto tempore nihil... tentastis ?
12- 6 Et ceciderunt in illo tempore... quadraginta duo millia
14-4 Eo e. tempore Philisthiim dominabantur Is.
15- 1 Post aliquantulum autem temporis
17- 1 Fuit eo tempore vir quid. de monte Ephr.
18-12 Ex eo tempore, Castr. Dan nomen accepit
-31 Omni tempore, quo fuit domus Dei in Silo
19-30 Numquam res talis facta est... usque in præsens tempus
20-27 Eo tempore ibi erat arca fœderis Dei
21- 9 Eo quoque tempore cum essent in Silo
-14 Veneruntq. filii Benjamin in illo tempore
1 Reg. 1- 7 Cum redeunte tempore ascenderent
17-55 Eo autem tempore, quo viderat Saül David
18-19 Fact. est a. tempus, cum deberet dari Merob
23- 6 Porro eo tempore, quo fugiebat Abiathar
25- 7 Omni tempore quo fuerunt nobiscum
-15 Om. tempore, quo fuimus conversati cum eis
2 Reg. 4- 3 Fueruntq. ibi advenæ usque ad tempus illud
11- 1 Tempore quo solent reges ad bella proced.
13-23 Factum est autem post tempus biennii
14- 2 Mulier jam plurimo tempore lugens mort.
19-13 Magist. militiæ fueris coram me om. tempore
23-13 Et venerant tempore messis ad David
24-15 De mane usque ad tempus constitutum
3 Reg. 4-27 Cum ingenti cura præbebant in tempore suo
5- 1 Amicus fuerat Hiram David omni tempore
8-65 Fecit ergo Salomon in tempore illo festivit.
11-29 Factum est igitur in tempore illo
14- 1 In tempore illo ægrotavit Abia filius Jerob.
-14 Percutiet domum Jeroboam in hac die et in hoc tempore
15- 6 Bellum fuit... omni tempore vitæ ejus
-23 In tempore senectutis suæ doluit pedes
18-29 Venerat tempus, quo sacrific. offerri solet
-36 Cumq. jam tempus esset ut offerretur holoc.
21- 1 Tempore illo vinea erat Naboth Jezrahelitæ
4 Reg. 4-16 In tempore isto, et in hac eadem hora
-17 Peperit filium, in tempore, et in hora ead.
5-19 Abiit ergo ab eo electo terræ tempore
7- 1 In tempore hoc cras modius similæ
-18 Hoc eodem tempore cras in porta Samariæ
8-22 Tunc recessit et Lobna in tempore illo
13-23 Neq. projicere penitus usq. in præs. tempus
16- 6 In tempore illo restituit Rasin rex Syriæ
17-21 Ex eo jam tempore, quo scissus est Israël
18- 4 Siquidem usque ad illud tempus
-16 In tempore illo confregit Ezechias valvas
20-12 In tempore illo misit Berodach Baladan
24-10 In tempore illo ascenderunt servi Nabuch.
1 Par. 9-18 Usque ad illud tempus, in porta Regis
-25 In sabbatis suis de tempore usq. ad tempus
-27 Ut cum tempus fuisset, ipsi mane aperirent
11-22 Et interfecit leonem... tempore nivis
12-32 Qui noverant singula tempora ad præcip.
13-12 Et timuit Deum tunc temporis, dicens
17- 5 Ex eo tempore quo eduxi Israël
18- 3 Eo tempore percussit David etiam Adarezer
20- 1 Tempore, quo solent reges ad bella proced.
21-20 Nam eo tempore terebat in area triticum
29-30 Et temporum, quæ transierunt sub eo
2 Par. 5-11 Nec adhuc in illo tempore vices
6-15 Complesti, sicut et præsens tempus probat
7- 8 Solemnitatem in tempore illo sept. diebus
9- 7 Qui assistunt coram te omni tempore
10- 7 Servient tibi omni tempore
13-18 Humiliatique sunt filii Israël in tempore illo
14- 6 Et nulla temporibus ejus bella surrexerant
15- 5 In tempore illo non erit pax egredienti
16- 7 In tempore illo venit Hanani proph. ad Asa
- 9 Ex præsenti tempore adversum te bella consurgent

2 Par. 16-10 Interfec. de populo in tempore illo plurimos
18- 7 Non prophetat mihi bonum, sed malum omni tempore
21- 7 Ut daret ei lucernam... omni tempore
-10 Eo tempore et Lobna recessit
-19 Et temporum spatia volverentur
24-11 Cumque tempus esset ut deferrent arcam
27- 5 Dederuntq. ei filii Ammon in tempore illo
28- 7 Eodem tempore occidit Zechri, vir potens
-16 Tempore illo misit rex Achaz ad regem Ass.
-22 Tempore angustiæ suæ auxit contemptum
30- 3 Non enim potuerant facere in tempore suo
35-17 Feceruntque... Phase in tempore illo
1 Esdr. 5- 3 In ipso a. tempore venit ad eos Thathanaï
-16 Et ex eo tempore usque nunc ædificatur
8-34 Descriptumq. est o. pondus in tempore illo
10-13 Et tempus pluviæ, et non sustinemus stare
-14 Veniant in temporibus statutis
2 Esdr. 2- 6 Usque ad quod tempus erit iter tuum ?
Misit me : et constitui ei tempus
4-22 In tempore quoque illo dixi populo
6- 1 Usq. ad tempus a. illud valvas non posueram
9-27 In tempore tribulationis suæ clamaverunt
-28 Et liberasti eos... multis temporibus
10-34 Per domos patrum nostrorum, per tempora, a temporibus anni usque ad annum
13-21 Itaq. ex tempore illo non vener. in sabbato
-31 In oblatione lignor. in temporibus constitut.
Tobiæ. 1-18 Post multum vero temporis, mortuo Salm.
3-13 Et in tempore tribulationis peccata dimittis
-24 In illo tempore exauditæ sunt preces
-25 Quorum uno tempore sunt orationes
4- 5 Cum a. et ipsa compleverit tempus vitæ s.
-20 Omni tempore benedic Deum
12-20 Tempus est ergo ut revertar ad eum
14-11 Et benedicant eum in omni tempore
Judith. 8-13 Posuistis vos tempus miserationis Domini
16-31 Ex illo tempore usque in præsentem diem
Esth. 1- 4 Multo tempore, centum videlicet et octog.
2- 6 Eo tempore, quo Jechoniam regem Juda.. transtulerat
-12 Cum autem venisset tempus singularum
-15 Evoluto autem tempore per ordinem
-20 Cuncta faciebat, ut eo tempore solita erat
-21 Tempore, quo Mardochæus... morabatur
4-14 Ad regnum veneris, ut in tali tempore pareris
6- 1 Historias et annales priorum temporum
8- 9 Erat a. tempus tertii mensis, qui appellatur
9-17 Omni tempore deinceps vacarent epulis
-23 Cuncta quæ eo tempore facere cœperant
-26 Ex illo tempore dies isti appellati s. Phurim
-27 Script. testatur, et certa expetunt tempora
-31 Et suo tempore cum gaudio celebrarent
10-11 In statutum ex illo jam tempore diem
12- 1 Morabatur autem eo tempore in aula regis
14-12 Ostende te nobis in tempore tribulationis
16- 9 Sed pro qualitate et necessitate temporum
Job. 5-26 Sicut infertur acervus tritici in tempore s.
6-17 Tempore, quo fuerint dissipati, peribunt
10- 5 Et anni tui sicut humana sunt tempora
12- 5 Parata ad tempus statutum
-12 Et in multo tempore prudentia
14- 1 Brevi vivens tempore, repletur multis mis.
-13 Constituas mihi tempus, in quo recorderis
22-16 Qui sublati sunt ante tempus suum
24- 1 Ab Omnipot. non sunt abscondita tempora
27-10 Et invocare Deum omni tempore
28- 3 Tempus posuit tenebris, et universor. finem
30- 1 Nunc autem derident me juniores tempore
32- 6 Junior sum tempore, vos autem antiquiores
38-23 Quæ præparavi in tempus hostis
-32 Numquid producis luciferum in tempore s.
39- 1 Numquid nosti tempus partus ibicum
- 2 Et scisti tempus partus earum ?
-18 Cum tempus fuerit, in altum alas erigit
Psal. 1- 3 Quod fructum suum dabit in tempore suo
H. 10- 5 Inquinatæ sunt viæ illius in omni tempore
20-10 Pones eos... in tempore vultus tui
31- 6 Orabit ad te... in tempore opportuno
33- 2 Benedicam Dominum in omni tempore
36-19 Non confundentur in tempore malo
-39 Et protector eorum in tempore tribulationis
68-14 Tempus beneplaciti Deus
70- 9 Ne projicias me in tempore senectutis
74- 3 Cum accepero tempus, ego justitias judicabo
80-16 Et erit tempus eorum in sæcula
88-46 Minorasti dies temporis ejus
101-14 Tempus miserendi ejus, quia venit tempus
103-19 Fecit lunam in tempora : sol cognovit occas.
-27 Expectant ut des illis escam in tempore
105- 3 Et faciunt justitiam in omni tempore
118-20 Concupivit... justificationes t. in o. tempore
-126 Tempus faciendi, Domine : dissipaverunt
144-15 Tu das escam illorum in tempore opportuno

Prov. 5-19 Ubera ejus inebrient te in omni tempore
6-14 Et omni tempore jurgia seminat
8-30 Delectabar... ludens coram eo o. tempore
17-17 Omni tempore diligit qui amicus est
18- 1 Omni tempore erit exprobrabilis
25-11 Qui loquitur verbum in tempore suo
Eccle. 2-16 Futura tempora oblivione cuncta pariter operient
3- 1 Omnia tempus habent, et s. spatiis transeunt
- 2 Tempus nascendi, et tempus moriendi
Tempus plantandi, et tempus evellendi
- 3 Tempus occidendi, et tempus sanandi
Tempus destruendi, et tempus ædificandi
- 4 Tempus flendi, et tempus ridendi
Tempus plangendi, et tempus saltandi
- 5 Tempus spargendi lapides, et tempus collig.
Tempus amplexandi, et tempus longe fieri
- 6 Tempus acquirendi, et tempus perdendi
Tempus custodiendi, et tempus abjiciendi
- 7 Tempus scindendi, et tempus consuendi
Tempus tacendi, et tempus loquendi
- 8 Tempus dilectionis, et tempus odii
Tempus belli, et tempus pacis
-11 Cuncta fecit bona in tempore suo
-17 Et tempus omnis rei tunc erit
7- 1 Et tempore quod velut umbra præterit
-11 Quod priora tempora meliora fuere
-16 Impius multo vivit tempore in malitia sua
-18 Noli esse stultus, ne moriaris in tempore
8- 5 Tempus et respons. cor sapientis intelligit
- 6 Omni negotio tempus est, et opportunitas
9- 8 Omni tempore sint vestimenta tua candida
- 9 Sub sole omni tempore vanitatis tuæ
-11 Sed tempus casumque in omnibus
-12 Sic capiuntur homines in tempore malo
10- 1 Pretiosior est... parva et ad tempus stultitia
-17 Et cujus principes vescuntur in tempore s.
11- 1 Post tempora multa invenies illum
- 8 Meminisse debet tenebrosi temporis et dier.
12- 1 Antequam veniat tempus afflictionis
Cant. 2-12 Tempus putationis advenit : vox turturis
Sap. 2- 1 Exiguum et cum tædio est tempus vitæ nost.
- 4 Nomen n. oblivionem accipiet per tempus
- 5 Umbræ enim transitus est tempus nostrum
- 7 Et non prætereat nos flos temporis
-10 Nec veterani revereamur canos multi temporis
3- 6 Et in tempore erit respectus illorum
4- 4 Et si in ramis in tempore germinaverint
-13 In brevi explevit tempora multa
7- 2 Decem mensium tempore coagulatus sum
-18 Et consummat. et medietatem temporum
Permutat., et commutationes temporum
8- 8 Scit... et eventus temporum et sæculorum
9- 5 Homo infirmus, et exigui temporis
10- 7 Et incerto tempore fructus habentes arbores
12-20 Dans tempus et locum, per quæ possent
14-16 Deinde interveniente tempore
-20 Qui ante tempus tanquam homo honoratus
16-18 Quodam enim tempore mansuetabatur ignis
-19 Et quodam tempore in aqua supra virtutem
19-20 Et non despexisti, in omni tempore
Prolog. Eccli. Temporibus Ptolemæi Evergetis regis
Et cum multum temporis ibi fuissem
Attuli doctrinam in spatio temporis
Eccli. 1-29 Usque in tempus sustinebit patiens
-30 Bonus sensus usque in tempus abscondet
2- 2 Et ne festines in tempore obductionis
3-34 In tempore casus sui inveniet firmamentum
4-23 Fili, conserva tempus, et devita a malo
-28 Nec retineas verbum in tempore salutis
5- 1 Nihil e. proderit in tempore vindictæ
- 9 Et in tempore vindictæ disperdet te
6- 8 Est enim amicus secundum tempus suum
8-12 Et in tempore necessitatis dare responsum
10- 4 Et utilem rectorem suscitabit in tempus
-29 Et noli cunctari in tempore angustiæ
11-20 Et nescit quod tempus præteriet
12-16 Et si invenerit tempus, non satiabitur sang.
17- 3 Numerum dierum et tempus dedit illi
18-21 In tempore infirmitatis ostende conversat.
-24 Et tempus retributionis in conversatione
-25 Memento paupert. in tempore abundantiæ
-26 Usque ad vesperam immutabitur tempus
19-25 Si invenerit tempus malefaciendi, malefaciet
20- 6 Et est tacens sciens tempus aptum
- 7 Homo sapiens tacebit usque ad tempus
Lascivus a. et imprud. non servabunt tempus
-22 Non enim dicit illam in tempore suo
22- 6 Flagella et doctrina in omni tempore sap.
-20 Cogitatus sensati in omni tempore
-23 Sicut cor... omni tempore non metuet
-29 In tempore tribulationis illius permane illi
24-36 Qui multiplicat quasi Jordanis in tempore messis

Eccli. 26- 4 In omni tempore vultus illorum hilaris
27-13 In medio insensator. serva verbum tempori
29- 2 Fœnerare proximo t. in tempore necessitatis
Et iterum redde proximo in tempore suo
- 3 Et in omni tempore invenies quod tibi necessarium est
- 6 Et in tempore redditionis postulabit tempus, et loquetur... et tempus causabitur
30-26 Et ante tempus senectam adducet cogitatus
33- 9 Immutavit tempora et dies festos ipsorum
-24 In tempore exitus tui distribue hæreditatem
35-26 Speciosa misericordia Dei in tempore trib.
Quasi nubes pluviæ in tempore siccitatis
36-10 Festina tempus, et memento finis
37- 4 Et in tempore tribulationis adversarius erit
38-13 Est enim tempus quando in manus illorum incurras
-25 Sapientia scribæ in tempore vacuitatis
39-26 Omnia enim in tempore suo quærentur
-34 In tempore consummationis effundent virt.
-37 In temporibus suis non præterient verbum
-40 Omnia e. in tempore suo comprobabuntur
40- 5 Et in tempore refectionis in cubili
- 7 In tempore salutis suæ exurrexit
-23 Amicus et sodalis in tempore convenientes
-24 Fratres in adjutorium in tempore tribulat.
-29 Fili, in tempore vitæ tuæ ne indigeas
43- 6 Et luna in omnibus in tempore suo, ostensio temporis, et signum ævi
44-17 In tempore iracundiæ factus est reconciliatio
45-16 Et nepotes ejus per omne tempus
46-22 Et ante tempus finis vitæ suæ et sæculi
47-12 Ornavit tempora usque ad consummation.
48-10 Qui scriptus es in judiciis temporum lenire
49-15 Et Nehemias in memoriam multi temporis
51-14 Et in tempore superborum sine adjutorio
-16 Et eripuisti me de tempore iniquo
-38 Operamini opus vestrum ante tempus
Dabit vobis mercedem vestram in tempore
Isai. 9- 1 Primo tempore alleviata est terra Zabulon
14- 1 Prope est ut veniat tempus ejus
17-14 In tempore vespere, et ecce turbatio
18- 7 In tempore illo, deferetur munus Domino
20- 2 In tempore illo locutus est Dominus
33- 2 Et salus nostra in tempore tribulationis
- 6 Et erit fides in temporibus tuis
39- 1 In tempore illo misit Merodach Baladan
41- 7 Percutiens malleo eum, qui cudebat tunc temporis
48-16 Ex tempore antequam fieret, ibi eram
49- 8 Dicit Dom. : In tempore placito exaudivi te
60-22 Ego Do. in tempore ejus subito faciam istud
Jerem. 2-17 Dereliquisti Do...eo tempore quo ducebat te
-27 In tempore afflictionis suæ dicent : Surge
-28 Et liberent te in tempore afflictionis tuæ
3-17 In tempore illo vocabunt Jerus. solium D.
4-11 In tempore illo dicetur populo huic
5-24 Dat nobis pluviam..serotinam in tempore s.
6-15 In tempore visitationis suæ corruent
8- 1 In illo tempore, ait Dominus : Ejicient ossa
- 7 Milvus in cœlo cognovit tempus suum
Custodierunt tempus adventus sui
-12 In tempore visitationis suæ corruent
-15 Tempus medelæ, et ecce formido
10-15 In tempore visitationis suæ peribunt
11-12 Et non salvabunt eos in tempore afflictionis
-14 Non exaudiam in tempore clamoris eorum ad me, in tempore afflictionis eorum
14- 8 Salvator ejus in tempore tribulationis
-19 Et tempus curationis, et ecce turbatio
15-11 Si non occurri tibi in tempore afflictionis, et in tempore tribulationis
17- 8 In tempore siccitatis non erit sollicitum
18-23 In tempore furoris tui abutere eis
20-16 Et ululatum in tempore meridiano
24- 2 Ut solent ficus esse primi temporis
27- 7 Donec veniat tempus terræ ejus et ipsius
30- 7 Tempusque tribulationis est Jacob
31- 1 In tempore illo, dicit Dominus : Ero Deus
- 5 Donec tempus veniat, non vindemiabunt
33-15 In diebus illis et in tempore illo germinare faciam David
-20 Ut non sit dies et nox in tempore suo
44-18 Ex eo autem tempore quo cessavimus
46-17 Tumultum adduxit tempus
-21 Venit super eos, tempus visitationis eorum
49- 8 Adduxi sup. eum, tempus visitationis ejus
50- 4 In diebus illis et in tempore illo, ait Dom.
-16 Et tenentem falcem in tempore messis
-20 In diebus illis, et in tempore illo, ait Dom.
-27 Venit dies eorum, tempus visitationis eor.
-31 Venit dies tuus, tempus visitationis tuæ
51- 6 Quoniam tempus ultionis est a Domino
-18 In tempore visitationis suæ peribunt
-33 Quasi area, tempus trituræ ejus

Jerem. 51-33 Et veniet tempus messionis ejus
Thren. 1-15 Vocavit adversum me tempus
Baruc. 1- 2 In tempore quo ceperunt Chaldæi Jerusal.
3- 5 Sed memento... nominis tui in tempore isto
-32 Qui præparavit terram in æterno tempore
4-35 Habitabitur a dæmoniis in multit. temporis
6- 2 Eritis ibi annis plurimis et temporibus longis
-46 Qui ea faciunt, non sunt multi temporis
Ezech. 4-10 A tempore usque ad tempus comedes illud
7- 7 Venit tempus, prope est dies occisionis
-12 Venit tempus, appropinquavit dies
12-27 Et in tempora longa iste prophetat
16- 8 Et ecce tempus tuum, tempus amantium
-57 Sicut hoc tempore in opprobrium filiarum
21-25 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
-29 Venit dies in tempore iniquitatis præfinita
22- 3 Effundens sanguinem.. ut veniat tempus ej.
- 4 Et adduxisti tempus annorum tuorum
30- 3 Dies nubis : tempus gentium erit
34-26 Et deducam imbrem in tempore suo
35- 5 In tempore afflictionis eorum, in tempore iniquitatis extremæ
38-17 Prophetaver. in diebus illorum temporum
Dan. 2- 8 Certe novi quod tempus redimitis
- 9 Loquamini mihi donec tempus pertranseat
-16 Rogavit regem ut tempus daret sibi ad solut.
-21 Et ipse mutat tempora et ætates
-28 Quæ ventura sunt in novissimis temporibus
3- 8 In ipso tempore accedentes viri Chaldæi
-38 Et non est in tempore hoc princeps
4-13 Et septem tempora mutentur super eum
-20 Donec septem tempora mutentur super eum
-22 Septem quoq. tempora mutabuntur super te
-29 Et septem tempora mutabuntur super te
33 In ipso tempore sensus meus reversus est
6-10 Tribus temporibus in die flectebat genua
-13 Sed tribus temporibus per diem orat
7-12 Et tempora vitæ constituta essent eis usque ad tempus et tempus
-22 Et tempus advenit, et regnum obtinuerunt
-25 Et putabit quod possit mutare tempora
Tradentur... usque ad tempus, et tempora, et dimidium temporis
8-17 Quoniam in tempore finis complebitur visio
-19 Quoniam habet tempus finem suum
9-21 Tetigit me in tempore sacrificii vespertini
-25 Et muri in angustia temporum
11- 6 Et qui confortabant eam in temporibus
-13 Et in fine temporum annorumque, veniet
-14 In temporibus illis multi consurgent
-24 Et hoc usque ad tempus
-27 Quia adhuc finis in aliud tempus
-29 Statuto tempore revertetur, et veniet
-35 Et dealbentur usque ad tempus præfinitum : quia adhuc aliud tempus erit
-40 In tempore præfinito præliabit. advers. eum
12- 1 In tempore autem illo consurget Michaël
Et veniet tempus quale non fuit
Esse cœperunt usque ad tempus illud
Et in tempore illo salvabitur populus
- 4 Et signa librum usque ad tempus statutum
- 7 Et jurasset... quia in tempus, et tempora, et dimidium temporis
- 9 Signatiq. sermones usq. ad præfinit. tempus
-11 A tempore cum ablatum fuerit juge sacrific.
13-14 Et tunc in communi statuerunt tempus
Osee. 2- 9 Et sumam frumentum meum in tempore s.
-11 Et omnia festa tempora ejus
10-12 Tempus autem requirendi Dominum
Joel. 3- 1 Ecce in diebus illis et in tempore illo
Amos. 5-13 Ideo prudens in tempore illo tacebit, quia tempus malum est
Mich. 2- 3 Quoniam tempus pessimum est
3- 4 Abscondet faciem s. ab eis in tempore illo
5- 3 Propter hoc dabit eos usque ad tempus
Soph. 1-12 Et erit in tempore illo : scrutabor Jerus.
3-19 Omnes qui afflixerunt te in tempore illo
-20 In tempore illo, quo adducam vos : et in tempore, quo congregabo vos
Aggæi. 1- 2 Nondum venit tempus domus Do. ædific.
- 4 Numquid tempus vobis est ut habitetis
Zach. 10- 1 Petite a Dom. pluviam in tempore serotino
14- 7 Et in tempore vesperi erit lux
1 *Mac.* 2-25 Occidit in ipso tempore, et aram destruxit
-49 Et castigatio, et tempus eversionis
-53 Joseph in tempore angustiæ suæ
4-54 Secundum tempus, et secundum diem
-59 In temporibus suis, ab anno in annum
-60 Et ædificaverunt in tempore illo
6-36 Hi ante tempus ubicumque erat bestia
8-25 Auxilium feret... prout tempus dictaverit
-27 Adjuvabunt Romani... prout eis tempus permiserit
9- 7 Quia non habebat tempus congregandi eos
-10 Et si appropiavit tempus nostrum

1 Mac. 9-31 Suscepit Jonathas tempore illo principatum
-55 In tempore illo percussus est Alcimus
-56 Et mortuus est Alcimus in tempore illo
10-30 Ex hodierna die et in totum tempus
11-14 Alexander autem rex erat in Cilicia illis temporibus
-35 Et alia... ex hoc tempore remittimus eis
-36 Irritum erit ex hoc, et in omne tempus
12- 1 Et vidit Jonathas quia tempus eum juvat
-10 Multa enim tempora transierunt
-11 In omni tempore sine intermissione
13- 5 Parcere animæ m. in omni tempore tribul.
15- 8 Et in totum tempus remittuntur tibi
-33 Ab inimicis nostris aliquo tempore possessa
-34 Nos vero tempus habentes, vindicamus
2 Mac. 1- 5 Nec vos deserat in tempore malo
-22 Et tempus affuit, quo sol refulsit
3- 5 Qui eo tempore erat dux Cœlesyriæ
4-17 Sed hoc tempus sequens declarabit
-23 Post triennii tempus misit Jason Menelaüm
-32 Ratus autem Menelaüs accepisse se tempus
5- 1 Eodem tempore Antiochus secundam profectionem paravit
6- 1 Sed non post multum temporis, misit rex
-13 Multo tempore non sinere peccatoribus
-25 Propter modicum corruptibilis vitæ tempus
-26 Et si in præsenti tempore suppliciis hominum eripiar
7-20 Sub unius diei tempore conspiciens
9- 1 Eodem tempore Antiochus inhoneste revertebatur de Perside
-23 Quibus temporibus... ducebat exercitum
-25 Et vicinos temporibus insidiantes
10- 6 Recordantes quod ante modicum temporis
11- 1 Sed parvo post tempore, Lysias procurator
12-15 Temporibus Jesu præcipitavit Jericho
-30 Etiam temporibus infelicit. quod modeste
14- 1 Sed post triennii tempus, cognovit Judas
- 3 Coinquinatus est temporibus commixtionis
- 5 Tempus autem opportunum dementiæ suæ
-38 Hic multis temporibus continentiæ propos.
15-38 Ex illis temporibus ab Hebræis civitate possessa
Matth. 2- 7 Didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit
-16 Secundum tempus quod exquisierat a Magis
8-29 Venisti huc ante tempus torquere nos
11-25 In illo tempore respondens Jesus, dixit
12- 1 In illo tempore abiit Jesus per sata
13-30 Et in tempore messis dicam messoribus
14- 1 In illo tempore audivit Herodes tetrarcha
16- 4 Signa autem temporum non potestis scire?
21-34 Cum a. tempus fructuum appropinquasset
-41 Qui reddant ei fructum temporibus suis
24-45 Ut det illis cibum in tempore
25-19 Post multum vero temporis, venit dominus
26-18 Magister dicit : Tempus meum prope est
Marc. 1-15 Et dicens : Quoniam impletum est tempus
2-19 Quanto tempore habent secum sponsum
9-20 Quantum temporis est ex quo ei hoc accidit
10-30 Nunc in tempore hoc, domos, et fratres
11-13 Non enim erat tempus ficorum
12- 2 Et misit ad agricolas in tempore servum
13-33 Orate : nescitis enim quando tempus sit
Luc. 1-20 Quæ implebuntur in tempore suo
-57 Elisabeth a. impletum est tempus pariendi
4- 5 Ostendit illi... in momento temporis
-13 Diabolus recessit ab illo, usque ad tempus
8-13 Ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt
-27 Habebat dæmonium jam temporibus multis
-29 Multis enim temporibus arripiebat illum
12-42 Ut det illis in tempore tritici mensuram
-56 Hoc autem tempus quomodo non probatis?
13- 1 Aderant autem quidam ipso in tempore
18- 4 Et nolebat per multum tempus
-30 Non recipiat multo plura in hoc tempore
19-44 Non cognoveris tempus visitationis tuæ
20- 9 Et ipse peregre fuit multis temporibus
-10 Et in tempore misit ad cultores servum
21- 8 Quia ego sum : et tempus appropinquavit
-24 Donec impleantur tempora nationum
-36 Vigilate itaque, omni tempore orantes
23- 8 Erat e. cupiens ex multo tempore videre e.
Joan. 5- 4 Descendebat secund. tempus in piscinam
- 6 Cognovisset, quia jam mult. tempus haberet
7- 6 Tempus meum nondum advenit : tempus autem vestrum semper est paratum
- 8 Quia meum tempus nondum impletum est
-33 Adhuc modicum tempus vobiscum sum
14- 9 Dicit ei Jesus : Tanto tempore vobisc. sum
Act. 1- 6 Si in tempore hoc restitues regnum Israël
- 7 Non est vestr. nosse tempora vel momenta
-21 Nobisc. sunt congregati in omni tempore
3-20 Ut cum venerint tempora refrigerii
-21 Suscipere usque in tempora restitutionis

Act. 7-17 Cum a. appropinquaret tempus promiss.
-20 Eodem tempore natus est Moyses
-23 Impleretur ei quadraginta annorum tempus
8-11 Multo tempore magiis suis dementasset eos
12- 1 Eodem autem tempore misit Herodes
13-11 Eris cæcus, non videns sol. usq. ad tempus
-18 Et per quadraginta annorum tempus
14- 3 Multo igitur tempore demorati sunt
-16 Dans pluvias et tempora fructifera
-27 Morati sunt autem tempus non modicum
15-21 Moyses enim a temporibus antiquis
-33 Facto autem ibi aliquanto tempore
17-26 Definiens statuta tempora et terminos
-30 Et tempora quidem hujus ignorantiæ
18-20 Rogantibus autem eis ut ampliori tempore maneret
-23 Et facto ibi aliquanto tempore
19-22 Ipse remansit ad tempus in Asia
-23 Facta est autem illo tempore turbatio
20-18 Qualiter vobiscum per omne tempus fuerim
24-25 Tempore autem opportuno accersam te
27- 9 Multo autem tempore peracto
Rom. 3-26 Ad ostensionem justitiæ ejus in hoc tempore
5- 6 Secundum tempus pro impiis mortuus est?
- 8 Secundum tempus (-9) Christus pro nobis mortuus est
7- 1 In hom. dominatur, quanto tempore vivit
8-18 Non sunt condignæ passiones huj. temporis
9- 9 Secundum hoc tempus veniam
11- 5 In hoc tempore, reliquiæ.. salvæ factæ sunt
13-11 Et hoc scientes tempus : quia hora est
16-25 Revelat. mysterii temporibus æternis taciti
1 Cor. 4- 5 Itaque nolite ante tempus judicare
7- 5 Nisi forte ex consensu ad tempus
-29 Dico, fratres : tempus breve est
-39 Alligata est legi quanto tempore vir ej. vivit
16- 7 Me aliquantul. temporis manere apud vos
2 Cor. 6- 2 Ait enim : Tempore accepto exaudivi te
Ecce nunc tempus acceptabile...dies salutis
8-14 In præsenti tempore vestra abundantia
Galat. 4- 1 Quanto tempore hæres parvulus est
- 2 Usque ad præfinitum tempus a patre
- 4 At ubi venit plenitudo temporis
-10 Dies observatis, et menses, et tempora
6- 9 Tempore enim suo metemus non deficientes
-10 Ergo dum tempus habemus, operemur
Ephes. 1-10 In dispensatione plenitudinis temporum
2-12 Quia eratis illo in tempore sine Christo
5-16 Redimentes tempus, quoniam dies mali s.
6-18 Orantes omni tempore in spiritu
Colos. 4- 5 In sapientia ambulate... tempus redimentes
1 Thes. 2-17 Desolati a vobis ad tempus horæ, aspectu
5- 1 De temporibus a... fratres, non indigetis
2 Thes. 2- 6 Quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore
1 Tim. 2- 6 Qui dedit... testimonium temporibus suis
4- 1 Quia in novissimis temporibus discedent
6-15 Quem suis temporibus ostendet beatus
2 Tim. 1- 9 In Christo Jesu ante tempora sæcularia
3- 1 In novissimis diebus instabunt tempora
4- 3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt
- 6 Et tempus resolutionis meæ instat
Tit. 1- 2 Non mentitur, Deus, ante tempora sæcular.
- 3 Manifestavit a. temporibus suis verbum s.
Hebr. 4- 7 In David dicendo, post tantum temporis
5-12 Cum deberetis magistri esse propt. tempus
9- 9 Quæ parabola est temporis instantis
-10 Justitiis carnis usque ad tempus correctionis impositis
11-11 Conceptionem seminis accepit, etiam præter tempus ætatis
-15 Habebant utique tempus revertendi
-32 Deficiet e. me tempus enarrantem de Ged.
12-10 Et illi quidem in tempore paucorum dierum
1 Petr. 1- 5 Paratam revelari in tempore novissimo
-11 Scrutantes in quod vel quale tempus significaret
-17 Incolatus vestri tempore conversamini
-20 Manifestati autem novissimis temporibus
4- 2 Quod reliquum est in carne vivat temporis
- 3 Sufficit enim præteritum tempus ad voluntatem gentium
-17 Quoniam tempus est ut incipiat judicium
5- 6 Ut vos exaltet in tempore visitationis
Judæ. -18 In novissimo tempore venient illusores
Apoc. 1- 3 Tempus enim prope est
2-21 Et dedi illi tempus ut pœnitentiam ageret
6-11 Dictum est illis ut requiescerent adhuc tempus modicum
10- 6 Quia tempus non erit amplius
11-18 Advenit ira t., et tempus mortuor. judicari
12-12 Sciens quod modicum tempus habet
-14 Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis, a facie serpentis

Apoc. 17-10 Oportet illum breve tempus manere
20- 3 Post hæc oportet ill. solvi modico tempore
22-10 Ne signaveris... tempus enim prope est

TEMULENTUS, A, UM.

1 Reg. 1-13 Æstimavit ergo eam Heli temulentam
2 Reg. 13-28 Observate cum temulentus fuerit Amnon
3 Reg. 16- 9 Erat a. Ela in Thersa bibens, et temulentus
20-16 Benadad a. bibebat temulentus in umbrac.
Prov. 26- 9 Quomodo si spina nascatur in manu temulenti
Dan. 5- 2 Præcepit ergo jam temulentus ut afferrentur vasa

TENAX.

Eccli. 14- 3 Viro cupido et tenaci sine ratione est subst.
2 Mac. 10-12 Justi tenax erga Judæos esse constituit

TENDICULA.

Prov. 1-11 Abscondamus tendiculas contra insontem

TENDO, *in sensu vario.*

Gen. 12- 8 Tetendit ibi tabernaculum suum
Exod. 9-33 Egressusq. Moyses.. tetendit manus ad Do.
19-19 Crescebat in majus, et prolixius tendebatur
33- 7 Tollens tabernaculum, tetendit extra castra
Num. 34- 4 Et tendent usque ad Asemona
-12 Et tendent usque ad Jordanem
35- 4 Per circuit. mille passuum spatio tendentur
Deut. 11-30 Juxta vallem tendentem et intrantem procul
Josue. 8-20 Simulaverant fugam, et tendebant ad solit.
-24 Israël. ad deserta tendentem fuerant persec.
15- 7 Et tendens usque ad terminos Debera
Judic. 4-11 Et tetenderat tabernacula usque ad vallem
9-34 Et tetendit insidias juxta Sichimam
-43 Divisit in tres turm., tendens insidias in agris
20-33 Tetenderunt aciem in loco, qui vocatur
-45 Fuga palantes, et in diversa tendentes
Et cum ultra tenderent, persecuti sunt eos
21-19 Quæ de Bethel tendit ad Sichimam
1 Reg. 15- 5 Cumque venisset Saül... tetendit insidias in torrente
2 Reg. 6-17 In medio tabern. quod tetenderat ei David
16-22 Tetenderunt ergo Absalom tabernaculum
3 Reg. 22-34 Vir autem quidam tetendit arcum
4 Reg. 9-24 Porro Jehu tetendit arcum manu
15-15 Et conjuratio ejus, per quam tetendit insid.
-30 Conjuravit autem, et tetendit insidias Osee
21-23 Tetenderuntque ei insidias servi sui
1 Par. 5-18 Et tendentes arcum, eruditique ad prælia
8-40 Et magno robore tendentes arcum
12- 2 Tendentes arcum, et... dirigentes sagittas
13- 9 Tetendit Oza manum suam, ut sustentaret
15- 1 Ædificavit locum... tetenditque ei tabern.
16- 1 In medio tabernaculi quod tetenderat ei Da.
2 Par. 3- 4 Quæ tendebatur in longum juxta mensuram
25-27 Tetenderunt ei insidias in Jerusalem
Judith. 1- 3 Vicenorum pedum spatio tendebatur
Esth. 4-11 Nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit
Job. 15-25 Tetendit enim adversus Deum manum s.
38- 5 Vel quis tetendit super eam lineam?
Psal. 7-13 Arcum suum tetendit, et paravit illum
Isai. 45-12 Manus meæ tetenderunt cœlos
51-13 Factoris tui, qui tetendit cœlos, et fundavit
66-19 In Africam et Lydiam tendentes sagittam
Jerem. 50-29 Annuntiate in Babylonem plurimis omnibus qui tendunt arcum
51- 3 Non tendat qui tendit arcum suum
Thren. 2- 4 Tetendit arcum suum quasi inimicus
- 8 Tetendit funiculum s., et non avertit manum
3-12 Tetendit arcum suum, et posuit me quasi
1 Mac. 11-68 Et tendebant ei insidias in montibus
Act. 25- 3 Insidias tendentes ut interficer. eum in via
27-40 Secundum auræ flatum tendebant ad littus

TENEBRÆ.

Gen. 1- 2 Tenebræ erant super faciem abyssi
- 4 Et divisit lucem a tenebris
- 5 Appellavitq. lucem diem, et tenebras noct.
-18 Et dividerent lucem ac tenebras
Exod. 10-21 Et sint tenebræ super terram Ægypti
-22 Et factæ sunt tenebræ horribiles
Deut. 4-11 Erantque in eo tenebræ, et nubes, et caligo
5-23 Postq. audistis vocem de medio tenebrarum
28-29 Sicut palpare solet cæcus in tenebris
Josue. 2- 5 Cumque porta clauderetur in tenebris
24- 7 Qui posuit tenebras inter vos et Ægyptios
Judic. 19-26 Mulier, recedent. tenebris, venit ad ostium
1 Reg. 2- 9 Et impii in tenebris conticescent
2 Reg. 22-12 Posuit tenebras in circuitu suo latibulum
-29 Et tu, Domine, illuminabis tenebras meas
4 Reg. 7- 7 Surrexerunt ergo, et fugerunt in tenebris
Tobiæ. 4-11 Et non patietur animam ire in tenebras
5-12 Quale gaud. mihi erit, qui in tenebris sedeo?

Judith. 9- 7 Et tenebræ fatigaverunt eos
Esth. 11- 8 Fuitque dies illa tenebrarum et discriminis
Job. 3- 4 Dies ille vertatur in tenebras, non requirat
- 5 Obscurent eum tenebræ et umbra mortis
-23 Et circumdedit eum Deus tenebris
5-14 Per diem incurrent tenebras
7- 4 Et replebor doloribus usque ad tenebras
10-22 Terram miseriæ et tenebrarum, ubi umbra
12-22 Qui revelat profunda de tenebris
-25 Palpabunt quasi in tenebris et non in luce
15-22 Non credit quod reverti possit de tenebris
-23 Paratus sit in manu ejus tenebrarum dies
-30 Non recedet de tenebris: ramos ej. arefaciet
17-12 Et rursum post tenebras spero lucem
-13 Et in tenebris stravi lectulum meum
18-18 Expellet eum de luce in tenebras
19- 8 Et in calle meo tenebras posuit
20-26 O. tenebræ absconditæ sunt in occultis ej.
22-11 Et putabas te tenebras non visurum
23-17 Non enim perii propt. imminentes tenebras
24-16 Perfodit in tenebris domos... et ignoraver.
-17 Et sic in tenebris quasi in luce ambulant
26-10 Usque dum finiantur lux et tenebræ
28- 3 Tempus posuit tenebris, et universor. finem
29- 3 Et ad lumen ejus ambulabam in tenebris
30-26 Præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ
34-22 Non sunt tenebræ, et non est umbra mortis
37-19 Nos quippe involvimur tenebris
38-19 In qua via lux habitet, et tenebrarum quis locus sit
Psal. 17-12 Et posuit tenebras latibulum suum
-29 Deus meus, illumina tenebras meas
34- 6 Fiat via illorum tenebræ et lubricum
54- 6 Et contexerunt me tenebræ
81- 5 Neque intellexerunt, in tenebris ambulant
87-13 Numq. cognoscentur in tenebris mirabilia
90- 6 A negotio perambulante in tenebris
103-20 Posuisti tenebras, et facta est nox
104-28 Misit tenebras, et obscuravit
106-10 Sedentes in tenebris et umbra mortis
-14 Et eduxit eos de tenebris et umbra mortis
111- 4 Exortum est in tenebris lumen rectis
138-11 Et dixi : Forsitan tenebræ conculcabunt me
-12 Quia tenebræ non obscurabuntur a te
Sicut tenebræ ejus, ita et lumen ejus
Prov. 7- 9 Advesperascente die, in noctis tenebris
20-20 Extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris
Eccle. 2-13 Quantum differt lux a tenebris
-14 Stultus in tenebris ambulat
5-16 Cunctis diebus vitæ suæ comedit in tenebris
6- 4 Frustra enim venit, et pergit ad tenebras
Sap. 17- 2 Vinculis tenebrarum et longæ noctis compediti
-17 Una e. catena tenebrarum o. erant colligati
-20 Superposita erat gravis nox, imago tenebrarum
Ipsi ergo sibi erant graviores tenebris
18- 4 Digni quidem... pati carcerem tenebrarum
19-16 Cum subitaneis cooperti essent tenebris
Eccli. 11-16 Error et tenebræ peccatoribus concreata s.
21-11 In fine illorum inferi, et tenebræ, et pœnæ
23-26 Tenebræ circumdant me, et parietes cooper.
37-16 Cum titubaveris in tenebris, condolebit tibi
Isai. 5-20 Ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras
-30 Aspiciemus in terram, et ecce tenebræ trib.
8-22 Ad terram intuebitur, et ecce tribulatio et tenebræ
9- 2 Pop. qui ambulabat in tenebris, vidit lucem
21- 4 Emarcuit cor m., tenebræ stupefecerunt me
29-15 Quorum sunt in tenebris opera, et dicunt
-18 De tenebris et caligine oculi cæcorum videb.
32-14 Tenebræ et palpatio factæ s. sup. speluncas
42- 7 De domo carceris sedentes in tenebris
-16 Ponam tenebras coram eis in lucem
45- 7 Formans lucem, et creans tenebras, faciens
47- 5 Sede tacens, et intra in tenebras, filia Chald.
49- 9 Ut diceres.. his, qui in tenebris : Revelamini
50- 3 Induam cœlos tenebris, et saccum ponam
-10 Qui ambulavit in tenebris, et non est lumen
58-10 Orietur in tenebris lux tua, et tenebræ tuæ erunt sicut meridies
59- 9 Expectavimus lucem, et ecce tenebræ: splendorem, et in tenebris ambulavimus
-10 Impegimus meridie quasi in tenebris
60- 2 Quia ecce tenebræ operient terram
Jerem. 23-12 Via eorum erit quasi lubricum in tenebris
Thren. 3- 2 Et adduxit in tenebras, et non in lucem
Baruc. 6-70 Similiter et mortuo projecto in tenebris
Ezech. 8-12 Quæ seniores domus Isr. faciunt in tenebris
32- 8 Et dabo tenebras super terram tuam
Dan. 2-22 Et novit in tenebris constituta
3-72 Benedicite, lux et tenebræ, Domino
Joel. 2- 2 Dies tenebrarum et caliginis, dies nubis
-31 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
Amos. 5- 8 Et convertentem in mane tenebras
Amos. 5-18 Dies Domini ista, tenebræ, et non lux
-20 Numquid non tenebræ dies Do., et non lux
Mich. 3- 6 Et tenebræ vobis pro divinatione
7- 8 Cecidi : consurgam, cum sedero in tenebris
Nahum. 1- 8 Et inimicos ejus persequentur tenebræ
Soph. 1-15 Dies tenebrarum et caliginis, dies nebulæ
Matth. 4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem
6-23 Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt : ipsæ tenebræ quantæ erunt ?
8-12 Filii a. regni ejicientur in tenebras exteriores
10-27 Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine
22-13 Mittite eum in tenebras exteriores
25-30 Et inutilem servum ejicite in tenebras exter.
27-45 Tenebræ factæ sunt super universam terram
Marc. 15-33 Tenebræ factæ sunt per totam terram
Luc. 1-79 Illuminare his, qui in tenebris... sedent
11-35 Vide.. ne lumen, quod in te est, tenebræ sint
-36 Non habens aliquam partem tenebrarum
12- 3 Quæ in tenebris dixistis, in lumine dicentur
22-53 Hæc est hora vestra et potestas tenebrarum
23-44 Tenebræ factæ sunt in universam terram
Joan. 1- 5 Et lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt
3-19 Et dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem
6-17 Et tenebræ jam factæ erant, et non venerat
8-12 Qui sequitur me, non ambulat in tenebris
12-35 Ut non vos tenebræ comprehendant : et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat
-46 Qui credit in me, in tenebris non maneat
20- 1 Venit mane, cum adhuc tenebræ essent
Act. 2-20 Sol convertetur in tenebras, et luna in sang.
13-11 Confestim cecidit in eum caligo, et tenebræ
26-18 Ut convertantur a tenebris ad lucem
Rom. 2-19 Lumen eorum qui in tenebris sunt
13-12 Abjiciamus ergo opera tenebrarum
1 Cor. 4- 5 Qui et illuminabit abscondita tenebrarum
2 Cor. 4- 6 Qui dixit de tenebris lucem splendescere
6-14 Aut quæ societas luci ad tenebras ?
Ephes. 4-18 Tenebris obscuratum habentes intellectum
5- 8 Eratis enim aliquando tenebræ : nunc a. lux
-11 Nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum
6-12 Adversus mundi rectores tenebrarum har.
Colos. 1-13 Qui eripuit nos de potestate tenebrarum
1 Thes. 5- 4 Vos autem, fratres, non estis in tenebris
- 5 Non sumus noctis, neque tenebrarum
1 Petr. 2- 9 Qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum
2 Petr. 2-17 Quibus caligo tenebrarum reservatur
1 Joan. 1- 5 Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ
- 6 In tenebris ambulamus mentimur
2- 8 Tenebræ transierunt, et verum lumen
- 9 Qui dicit se in luce esse... in tenebris est
-11 Qui autem odit fratrem suum, in tenebris est, et in tenebris ambulat, et nescit quo eat : quia tenebræ obcæcaver. oculos ej.
Judæ. -13 Quibus procella tenebrarum servata est

TENEBRESCO.

Eccle. 12- 2 Antequam tenebrescat sol, et lumen et luna
- 3 Et tenebrescent videntes per foramina
Amos. 8- 9 Tenebrescere faciam terram in die luminis
Zach. 11-17 Oculus dexter ej. tenebrescens obscurabitur

TENEBROSUS, A, UM.

Gen. 15-12 Horror magnus et tenebrosus invasit eum
-17 Facta est caligo tenebrosa, et apparuit clib.
Exod. 14-20 Erat nubes tenebrosa, et illuminans noctem
Job. 3- 6 Noctem illam tenebrosus turbo possideat
10-21 Antequam vadam... ad terram tenebrosam
38-17 Numquid... ostia tenebrosa vidisti ?
Psal. 17-12 Tenebrosa aqua in nubibus aëris
87- 7 Posuer. me in lacu inferiori : in tenebrosis
Prov. 2-13 Qui... ambulant per vias tenebrosas
4-19 Via impior. tenebrosa : nesciunt ubi corr.
Eccle. 11- 8 Meminisse debet tenebrosi temporis
Sap. 17- 3 Tenebroso oblivionis velamento dispersi s.
Isai. 45-19 Non... locutus sum in loco terræ tenebroso
Thren. 3- 6 In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos
Matth. 6-23 Totum corpus tuum tenebrosum erit
Luc. 11-34 Etiam corpus tuum tenebrosum erit
Apoc. 16-10 Et factum est regnum ejus tenebrosum

TENELLUS.

1 Par. 29- 1 Salom.. elegit Deus, adh. puer. et tenellum
Prov. 4- 3 Nam et ego filius fui patris mei, tenellus

TENEO.

Gen. 13- 9 Si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo
21-18 Surge, tolle puerum, et tene manum illius
24- 8 Noluerit sequi te, non teneberis juramento
25-25 Alter egred., plantam fratris tenebat manu
38-18 Et armillam, et baculum quem manu tenes
39-15 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit
Gen. 39-18 Reliquit pallium quod tenebam, et fugit
-22 Univers. vinctos, qui in custodia tenebantur
40- 4 Et illi in custodia tenebantur
-11 Uvas, et expressi in calicem quem tenebam
42-34 Qui tenetur in vinculis, recipere possitis
-36 Simeon tenetur in vinculis, et Benj. auferetis
43-14 Remittat vobisc. fratrem vestr. quem tenet
-26 Obtuleruntq. ei munera, tenentes in manib.
Exod. 4- 2 Quid est quod tenes in manu tua ?
- 4 Extendit, et tenuit, versaque est in virgam
8-17 Et extendit Aaron manum, virgam tenens
12-11 Tenentes baculos in manibus, et comedetis
25-17 Duos cubitos et dimidium tenebit longitudo
27- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in long.
34-29 Moyses...tenebat duas tabulas testimonii
38-14 Cum basibus suis unum tenebat latus
Levit. 7-30 Tenebit manibus adipem hostiæ et pectusc.
13-13 Et teneri lepra mundissima judicabit
Num. 5-18 Ipse autem tenebit aquas amarissimas
16-17 Aaron quoque teneat thuribulum suum
21-24 Præsidio tenebantur termini Ammonitarum
30- 6 Irrita erunt, nec obnoxia tenebitur spons.
-13 Non tenebitur promissionis rea
Deut. 2-25 Contremiscant, et dolore teneantur
9-15 Duas tabulas fœderis utraq. tenerem manu
22- 6 Non tenebis eam cum filiis
- 7 Abire patieris, captos tenens filios
31-19 Ut memoriter teneant, et ore decantent
Josue. 5-13 Contra se, evaginatum tenentem gladium
8-26 Tenens clypeum donec interficerentur om.
11-10 Inter omnia regna hæc principatum tenebat
Judic. 6-21 Summitatem virgæ, quam tenebat in manu
7-20 Tenuerunt sinistris manibus lampades
16-29 Alteramque earum dextera, et alteram læva tenens
19- 5 Quem tenuit socer, et ait ad eum
- 7 Et nihilominus obnixe eum socer tenuit
Ruth. 3-15 Pallium tuum... et tene utraque manu
Qua extendente et tenente, mensus est sex
1 Reg. 2- 8 Ut sedeat... et solium gloriæ teneat
18-10 Tenebatque Saül lanceam
19- 9 Sedebat a. in domo sua, et tenebat lanceam
22- 6 Hastam manu tenens, cunctique servi ejus
2 Reg. 1- 9 Interfice me : quoniam tenent me angustiæ
3-29 Leprosus, et tenens fusum, et cadens gladio
4-10 Tenui, et occidi eum in Siceleg
6- 6 Extendit Oza manus ad arcam Dei, et tenuit eam
20- 9 Et tenuit manu dextera mentum Amasæ
3 Reg. 1-50 Surrexit, et abiit, tenuitque cornu altaris
-51 Adonias... tenuit cornu altaris, dicens
6-34 Duplex erat, et se invic. tenens aperiebatur
8-31 Aliqu. juramentum, quo teneatur astrictus
10-19 Duæ manus hinc atque inde tenentes sedile
4 Reg. 4- 8 Erat a. ibi mulier magna, quæ tenuit eum
9- 3 Tenensq. lenticulam olei fundes super caput
1 Par. 11-23 Et rapuit hastam, quam tenebat manu
12- 8 Pugnatores optimi, tenentes clypeum
2 Par. 17-17 Tenentium arcum et clypeum ducenta mill.
23-10 Constituitque omnem populum tenentium pugiones, a parte templi dextra
-11 Dederuntque in manu ejus tenendam legem
25- 5 Ad pugnam, et tenerent hastam et clypeum
26-19 Iratusque Ozias, tenens in manu thuribul.
29-26 Steteruntque Levitæ tenentes organa David
-28 Et ii, qui tenebant tubas, erant in officio suo
2 Esdr. 4-17 Una manu sua faciebat opus, et altera tenebat gladium
-21 Et media pars nostrum teneat lanceas
Judith. 9- 8 Tenuit pedes eorum abyssus
10-11 Exploratores Assyriorum, et tenuerunt eam
Esth. 5- 2 Et extendit contra eam virgam auream, quam tenebat manu
6- 9 Et primus de regiis principibus ac tyrannis teneat equum ejus
Job. 4- 2 Sed concept. sermonem tenere quis poterit?
-14 Pavor tenuit me, et tremor
16-13 Tenuit cervicem meam, confregit me
17- 9 Et tenebit justus viam suam
18- 9 Tenebitur planta illius laqueo, et exardescet
21-12 Tenent tympanum et citharam, et gaudent
26- 9 Qui tenet vultum solii sui, et expandit super
27- 6 Justificationem meam, quam cœpi tenere, non deseram
38-13 Et tenuisti concutiens extrema terræ
41- 8 Et tenentes se nequaquam separabuntur
Psal. 55- 1 Cum tenuerunt eum Allophyli in Geth
72- 6 Ideo tenuit eos superbia, operti sunt iniquit.
-24 Tenuisti manum dexteram meam
118-53 Defectio tenuit me, pro peccatoribus
136- 9 Beatus, qui tenebit, et allidet parvulos tuos
138-10 Et tenebit me dextera tua
Prov. 3-18 Et qui tenuerit eam, beatus
4-13 Tene disciplinam, ne dimittas eam
18-22 Qui autem tenet adulteram, stultus est

Prov. 27-16 Qui retinet eam, quasi qui ventum teneat
Cant. 3- 4 Tenui eum, nec dimittam, donec introduc.
- 8 Om. tenentes gladios, et ad bella doctissimi
Eccli. 1-24 Et gloriam tenentium se, exaltat
4-14 Qui tenuerint illam, vitam hæreditabunt
10-15 Qui tenuerit illam, adimplebitur maledictis
21-17 Et omnem sapientiam non tenebit
25-15 Qui tenet illum, cui assimilabitur ?
26-10 Qui tenet illam, quasi qui apprehendit scor.
27- 4 Si non in timore Dom. tenueris te instanter
38-26 Qui tenet aratrum, et qui gloriatur in jaculo
Isai. 5-29 Frendet, et tenebit prædam : et amplexabit.
13- 8 Et conteretur.Torsiones et dolores tenebunt
14- 2 Et tenebunt eos populi, et adducent eos
24-18 Qui se explicav. de fovea, tenebitur laqueo
27- 5 An potius tenebit fortitudinem meam
28- 4 Statim ut manu tenuerit, devorabit illud
51-11 Gaudium et lætitiam tenebunt, fugiet dolor
56- 4 Qui... et tenuerint fœdus meum
- 6 Ne polluat illud, et tenentem fœdus meum
64- 7 Non est... qui consurgat, et teneat te
Jerem. 2- 8 Et tenentes legem nescierunt me
40-10 Et manete in urbibus vestris, quas tenetis
46- 9 Æthiopia et Libyes tenentes scutum
49-24 Dolores tenuerunt eam quasi parturientem
50-16 Disperdite... tenentem falcem in tempore
-33 Omnes, qui ceperunt eos, tenent
Thren. 4-14 Cumque non possent, tenuerunt lacinias s.
Baruc. 4- 1 Omnes, qui tenent eam, pervenient ad vit.
*Ezech.*21-11 Dedi eum ad levigandum ut teneatur manu
27-27 Qui tenebant supellectilem tuam
-29 Et descendent..omnes,qui tenebant remum
30-21 Ut recepto robore posset tenere gladium
45-16 Omnis populus terræ tenebitur primitiis his
Dan. 11-17 Ut veniat ad tenendum universum regnum
14-18 Risit Daniel: et tenuit reg. ne ingrederetur
Amos. 1- 5 Et tenentem sceptrum de domo voluptatis
- 8 Disperdam... tenentem sceptrum de Ascal.
-11 Et tenuerit ultra furorem suum
2-15 Et tenens arcum non stabit
*Nahum.*3-14 Intra in lutum, et calca, subigens tene laterem
1 *Mac.* 5-27 In cæteris civitatibus Galaaditidis tenentur
15- 7 Quæ construxisti, quæ tenes, maneant tibi
-28 Vos tenetis Joppen, et Gazaram, et arcem
2*Mac.* 10-15 Judæi vero, qui tenebant opportunas mun.
11-24 Sed tenere velle suum institutum
12-35 Dositheus... vir fortis, Gorgiam tenebat
14- 2 Et tenuisse regiones adversus Antiochum
-38 Continentiæ propositum tenuit in Judaismo
Matth. 9-25 Et tenuit manum ejus. Et surrexit puella
12-11 Nonne tenebit et levabit eam ?
14- 3 Herodes enim tenuit Joannem, et alligavit
18-28 Et tenens suffocabat eum, dicens : Redde
21-46 Et quærentes eum tenere, timuerunt turbas
22- 6 Reliqui vero tenuerunt servos ejus
26- 4 Consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent
-48 Quemcumq. osculatus fuero, ipse est, tenete
-50 Manus injecerunt in Jesum, et tenuerunt
-55 Docens in templo, et non me tenuistis
-57 At illi tenentes Jesum, duxer. ad Caïpham
28- 9 Illæ autem accesserunt, et tenuerunt pedes
Marc. 3-21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum
5-41 Tenens manum puellæ,ait illi :Talitha cumi
6-17 Ipse e. Herodes misit, ac tenuit Joannem
7- 3 Tenentes traditionem seniorum
- 8 Tenetis traditionem hominum, baptismata
9-26 Jesus a. tenens manum ejus, elevavit eum
12-12 Quærebant eum tenere : et timuerunt turb.
14- 1 Quomodo eum dolo tenerent, et occiderent
-44 Ipse est, tenete eum, et ducite caute
-46 Manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum
-49 Quotidie eram apud vos in templo docens,et non me tenuistis
-51 Et tenuerunt eum
Luc. 4-38 Socrus a. Simonis tenebatur magnis febribus
8-37 Quia magno timore tenebantur
-54 Ipse autem tenens manum ejus, clamavit
14- 9 Incipias cum rubore novissim. locum tenere
22-63 Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei
24-16 Oculi a. illorum tenebantur ne eum agnosc.
Act. 2-24 Juxta quod impossibile erat teneri ill. ab eo
3-11 Cum teneret autem Petrum et Joannem
27-13 Æstimantes propositum se tenere
1 *Cor.* 11- 2 Et sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis
15- 2 Qua ratione prædica verim vobis, si tenetis
Colos. 1-18 Ut sit in omnibus ipse primatum tenens
2-19 Et non tenens caput, ex quo totum corpus
1 *Thes.* 5-21 Omnia a. probate : quod bonum est tenete
2 *Thes.* 2- 7 Tantum ut qui tenet nunc, teneat
-14 Et tenete traditiones, quas didicistis
2 *Tim.* 2-26 A quo captivi tenentur ad ipsius voluntat.
Hebr. 4-14 Teneamus confessionem
6-18 Confugimus ad tenendam propositam spem
10-23 Teneamus spei nostræ confessionem indecl.
Apoc. 2- 1 Hæc dicit, qui tenet sept. stellas in dext. s.
-13 Et tenes nomen meum, et non negasti fidem
-14 Quia habes illic tenentes doctrinam Balaam
-15 Ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolait.
-25 Id, quod habetis, tenete donec veniam
3-11 Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam
7- 1 Tenentes quatuor ventos terræ, ne flarent

TENER, A.

Gen. 18- 7 Et tulit inde vitulum tenerrimum et optim.
33-13 Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros
Deut. 28-56 Tenera mulier et delicata, quæ super terram ingredi non valebat
2 *Reg.* 23- 8 Ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus
Isai. 47- 1 Quia ultra non vocaberis mollis et tenera
*Ezech.*17-22 De vertice ramorum ejus tenerum distring.
*Matth.*24-32 Cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia
Marc. 13-28 Cum jam ramus ejus tener fuerit

TENERE.

Gen. 44-20 Pater vero tenere diligit eum

TENERITUDO.

Deut. 28-56 Propter mollitiem et teneritudinem nimiam
Esth. 15- 6 Quasi præ deliciis et nimia teneritudine corpus suum ferre non sustinens
Jerem. 51-34 Replevit ventrem suum teneritudine mea

TENTATIO.

Exod. 17- 7 Et vocavit nomen loci illius, Tentatio
Deut. 4-34 Per tentationes, signa, atque portenta
6-16 Deum tuum, sicut tentasti in loco tentationis
9-22 Et in tentatione... provocastis Dominum
29- 3 Tentationes magnas, quas viderunt oculi tui
33- 8 Viro sancto tuo quem probasti in tentatione
Tobiæ. 2-12 Hanc autem tentationem ideo permisit Do.
12-13 Necesse fuit ut tentatio probaret te
Judith. 8-24 Illi autem qui tentationes non susceperunt
Psal. 17-30 Quoniam in te eripiar a tentatione
94- 9 Secundum diem tentationis in deserto
Sap. 14-11 Et in tentationem animabus hominum
18-20 Tetigit autem tunc et justos tentatio mortis
-25 Erat enim sola tentatio iræ sufficiens
Eccli. 2- 1 Et præpara animam tuam ad tentationem
4-18 Quoniam in tentatione ambulat cum eo
6- 7 Si possides amicum, in tentatione posside
27- 6 Et homines justos tentatio tribulationis
- 8 Hæc enim tentatio est hominum
33- 1 Sed in tentatione Deus illum conservabit
44-21 Et in tentatione inventus est fidelis
1 *Mac.* 2-52 Abrah. nonne in tentatione inventus est fid.
Matth. 6-13 Et ne nos inducas in tentationem
26-41 Et orate ut non intretis in tentationem
Marc. 14-38 Et orate ut non intretis in tentationem
Luc. 4-13 Et consummata omni tentatione
8-13 In tempore tentationis recedunt
11- 4 Et ne nos inducas in tentationem
22-28 Qui permansistis mecum in tentationibus m.
-40 Orate ne intretis in tentationem
-46 Surgite, orate ne intretis in tentationem
Act. 20-19 Et tentationibus, quæ mihi acciderunt
1 *Cor.* 10-13 Tentatio vos non apprehendat
Faciet etiam cum tentatione proventum
Galat. 4-13 Tentationem vestram in carne mea
1 *Tim.* 6- 9 Incidunt in tentationem et in laqueum
Hebr. 3- 8 Secundum diem tentationis in deserto
Jacob. 1- 2 Cum in tentationes varias incideritis
-12 Beatus vir, qui suffert tentationem
1 *Petr.* 1- 6 Contristari in variis tentationibus
4-12 In fervore, qui ad tentationem vobis fit
2 *Petr.* 2- 9 Novit Dominus pios de tentatione eripere
Apoc. 3-10 Et ego servabo te ab hora tentationis

TENTATOR.

Matth. 4- 3 Accedens tentator dixit ei : Si Filius Dei es

TENTO.

Gen. 22- 1 Tentavit Deus Abraham, et dixit ad eum
Exod. 15-25 Et ibi tentavit eum
16- 4 Ut tentem eum utrum ambulet in lege mea
17- 2 Cur tentatis Dominum ?
- 7 Et quia tentaverunt Dominum, dicentes
Num. 14-22 Et tentaverunt me jam per decem vices
Deut. 6-16 Non tentabis Dominum Deum tuum, sicut tentasti in loco tentationis
8- 2 Ut affligeret te, atque tentaret
13- 3 Quia tentat vos Dominus Deus vester
Judic. 6-39 Ne irascatur furor tuus contra me, si adhuc semel tentavero
11-26 Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis ?
1 *Reg.* 17-39 Cœpit tentare si armatus posset incedere
3 *Reg.* 10- 1 Venit tentare eum in ænigmatibus
2 *Par.* 9- 1 Venit ut tentaret eum in ænigmatibus
2 *Par.* 32-31 Dereliquit eum Deus ut tentaretur
Judith. 8-11 Et qui estis vos, qui tentatis Dominum ?
-21 Quia tentati sunt patres nostri ut probarent.
-22 Quomodo pater nost. Abraham tentatus est
Psal. 25- 2 Proba me, Domine, et tenta me
34-16 Tentaverunt me, subsannaverunt me
77-18 Et tentaverunt Deum in cordibus suis
-41 Et conversi sunt, et tentaverunt Deum
-56 Et tentaverunt et exacerbaverunt Deum
94- 9 In deserto : ubi tentaverunt me patres vestri
105-14 Et tentaverunt Deum in inaquoso
Eccle. 7-24 Cuncta tentavi in sapientia. Dixi
Sap. 1- 2 Invenitur ab his, qui non tentant illum
2-17 Tentemus quæ ventura sunt illi, et sciemus
3- 5 Quoniam Deus tentavit eos, et invenit illos
11-10 Cum enim tentati sunt... disciplinam accip.
Eccli. 4-19 Donec tentet eum in cogitationibus suis
13-14 Ex multa enim loquela tentabit te
18-23 Et noli esse quasi homo qui tentat Deum
34- 9 Qui non est tentatus, quid scit ?
-11 Qui tentatus non est, qualia scit ?
37-30 Fili, in vita tua tenta animam tuam
39- 5 Bona enim et mala in hominibus tentabit
Isai. 7-12 Non petam, et non tentabo Dominum
Dan. 1-12 Tenta nos,obsecro,servos tuos diebus decem
-14 Qui... tentavit eos diebus decem
Malac. 3-15 Et tentaverunt Deum, et salvi facti sunt
2 *Mac.* 2-24 Tentavimus nos uno volumine breviare
7-19 Quod contra Deum pugnare tentaveris
9- 2 Et tentavit expoliare templum
10-15 Fugatos...suscipiebant, et bellare tentabant
11-19 Deinceps bonorum vobis causa esse tentabo
13-18 Sed rex..arte difficultatem locorum tentabat
Matth. 4- 1 Ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo
- 7 Non tentabis Dominum Deum tuum
16- 1 Accesserunt ad eum Pharisæi et Sadducæi tentantes
19- 3 Accesser. ad eum Pharisæi tentantes eum
22-18 Ait : Quid me tentatis, hypocritæ
-35 Unus ex eis legis doctor, tentans eum
Marc. 1-13 Et tentabatur a Satana : eratque cum bestiis
8-11 Et exierunt Pharisæi... tentantes eum
10- 2 Pharisæi interrogabant eum..tentantes eum
12-15 Quid me tentatis ? afferte mihi denarium
Luc. 4- 2 Diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo
-12 Non tentabis Dominum Deum tuum
10-25 Quidam legisperitus surrexit tentans illum
11-16 Alii tentantes, signum de cœlo quærebant
20-23 Dixit ad eos : Quid me tentatis ?
Joan. 6- 6 Hoc autem dicebat tentans eum
8- 6 Hoc autem dicebant tentantes eum
Act. 5- 3 Anania, cur tentavit Satanas cor tuum
- 9 Convenit vobis tentare Spiritum Domini
9-26 Tentabat se jungere Discipulis, et om. tim.
15-10 Nunc ergo quid tentatis Deum
16- 7 Tentabant ire in Bithyniam : et non permisit
19-13 Tentaverunt a. quidam et de circumeunt.
26-21 In templo, comprehensum tentabant interf.
1 *Cor.* 7- 5 Ne tentet vos Satanas propter incontinent.
10- 9 Neque tentemus Christum : sicut quidam eorum tentaverunt
-13 Non patietur vos tentari supra id quod pot.
2 *Cor.* 13- 5 Vosmetipsos tentate si estis in fide
Galat. 6- 1 Considerans te ipsum, ne et tu tenteris
1 *Thes.* 3- 5 Ne forte tentaverit vos is qui tentat
Hebr. 2-18 In quo passus est ipse et tentatus
Et eis, qui tentantur, auxiliari
3- 9 Ubi tentaverunt me patres vestri : probav.
4-15 Tentatum autem per omnia pro similitudine
11-17 Fide obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur
-37 Lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt
Jacob. 1-13 Nemo, cum tentatur, dicat, quoniam a Deo tentatur... ipse autem neminem tentat
-14 Unusquisq. vero tentatur a concupiscentia
2 *Petr.* 1- 9 Cæcus est, et manu tentans
Apoc. 2- 2 Et tentasti eos, qui se dicunt Apostolos esse
-10 Missurus est diabolus... ut tentemini
3-10 In orbem univ. tentare habitantes in terra

TENTORIUM.

Gen. 4-20 Qui fuit pater habitantium in tentoriis
31-25 In eodem monte Galaad fixit tentorium
-33 Cumque intrasset tentorium Rachelis
-34 Scrutantique omne tentorium... (-35) ait
33-17 Ubi ædificata domo et fixis tentoriis
Exod. 19- 2 Ibique Israël fixit tentoria e regione montis
26- 2 Unius mensuræ fient universa tentoria
-36 Facies et tentorium in introitu tabernaculi
-37 Ante quas ducetur tentorium
27- 9 Erunt tentoria de bysso retorta
-11 Erunt tentoria centum cubitorum
-12 Erunt tentoria per quinquaginta cubitos
-14 Tentoria lateri uno deputabuntur
-15 Erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim

Exod. 27-16 In introitu vero atrii fiet tentorium
33- 8 Donec ingrederetur tentorium
35-15 Tentorium ad ostium tabernaculi
-17 Tentorium in foribus vestibuli
36-37 Fecit et tentorium in introitu tabernaculi
38- 9 Erant tentoria de bysso retorta
-11 Æque ad Septentrionalem plagam tentoria
-12 Fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta
-13 Quinquaginta cubitorum paravit tentoria
-15 Quindecim æque cubitorum erant tentoria
-16 Atrii tentoria byssus retorta texuerat
-18 Fecit tentorium ex hyacintho, purpura
Quam cuncta atrii tentoria habebant
39-38 Et tentorium in introitu tabernaculi
-39 Tentoria atrii, et columnas cum basibus
-40 Tentorium in introitu atrii
40- 5 Tentorium in introitu tabernaculi pones
- 8 Circumdabisque atrium tentoriis
-26 Posuit et tentorium in introitu
-31 Ducto in introitu ejus tentorio
Num. 1-53 Per gyrum tabernaculi figent tentoria
2- 3 Judas figet tentoria per turmas exercitus
-27 Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser
3-26 Tentorium quod trahitur ante fores tecti
Tentorium q. quod appenditur in introitu
4-25 Tentoriumque quod pendet in introitu
9-15 Super tentorium erat quasi species ignis
-20 Ad imperium Domini erigebant tentoria
-21 Si... recessisset, dissipabant tentoria
-23 Per verbum Domini figebant tentoria
10- 6 Levabunt tentoria qui habitant ad Meridiem
11-10 Singulos per ostia tentorii sui
13- 1 Fixis tentoriis in deserto Pharan
16-27 Cumque recessissent a tentoriis eorum
19-14 Omnes qui ingrediuntur tentorium illius
-18 Asperget ex eo omne tentorium
21-11 Egressi fixere tentoria in Jeabarim
24- 2 Vidit Israël in tentoriis commorantem
- 5 Quam pulchra.. tentoria tua, Israël
33-10 Fixerunt tentoria super mare Rubrum
-14 In Raphidim fixere tentoria
-28 Unde egressi, fixere tentoria in Methca
-45 Fixere tentoria in Dibongad
Deut. 1-33 Locum, in quo tentoria figere deberetis
5-30 Dic eis : Revertimini in tentoria vestra
Josue. 4- 3 Ubi fixeritis hac nocte tentoria
7-23 Auferentesque de tentorio tulerunt ea
Judic. 4-17 Fugiens pervenit ad tentorium Jahel
6- 4 Et apud eos figentes tentoria
10-17 Conclamantes, in Galaad fixere tentoria
1 Reg. 26- 5 Et Saülem dormientem in tentorio
- 7 Saül jacentem et dormientem in tentorio
2 Reg. 7- 6 Ambulabam in tabernaculo et in tentorio
4 Reg. 7- 7 Dereliquerunt tentoria sua et equos
-10 Equos et asinos alligatos, et fixa tentoria
1 Par. 17- 5 In tentorio (-6) manens cum omni Israël
Esth. 1- 6 Ex omni parte tentoria aërii coloris
Job. 36-29 Extendere nubes quasi tentorium suum
Isai. 13-20 Nec ponet ibi tentoria Arabs
54- 2 Dilata locum tentorii tui
Jerem. 6- 3 Fixerunt in ea tentoria in circuitu
10-20 Non est qui extendat ultra tentorium m.
37- 9 Singuli de tentorio suo consurgent
Thren. 2- 6 Dissipavit quasi hortum tentorium suum
Ezech. 25- 4 Et ponent in te tentoria sua
Habac. 3- 7 Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiæ

TENUIS, E.

Gen. 41- 6 Aliæ quoque totidem spicæ tenues
-23 Aliæ quoque septem tenues et percussæ
-27 Septem quoque boves tenues
Et septem spicæ tenues, et vento urente
Exod. 30-36 In tenuissimum pulverem univ. contud.
1 Reg. 18-23 Ego autem sum vir pauper et tenuis
3 Reg. 19-12 Post ignem sibilus auræ tenuis
Isai. 29- 5 Et erit sicut pulvis tenuis multitudo

TENUITAS.

Isai. 10-16 In pinguibus ejus tenuitatem

TEPIDUS.

Apoc. 3-16 Sed quia tepidus es, et nec frigidus

TER.

Exod. 23-17 Ter in anno apparebit omne masculinum
34-24 In conspectu Domini Dei tui ter in anno
2 Par. 8-13 Et in festis diebus, ter per annum
Eccli. 13- 8 Donec te exinaniat bis et ter
48- 3 Et dejecit de cœlo ignem ter
Matth. 26-34 Antequam gallus cantet, ter me negabis
-75 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Marc. 14-30 Vocem bis dederit, ter me es negaturus
-72 Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis
Luc. 22-34 Hodie gallus, donec ter abneges nosse me
-61 Priusquam gallus cantet, ter me negabis
Joan. 13-38 Non cantabit gallus, donec ter me neges
Act. 10-16 Hoc autem factum est per ter
11-10 Hoc autem factum est per ter
2 Cor. 11-25 Ter virgis cæsus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium feci
12- 8 Ter Dominum rogavi ut discederet a me

TEREBINTHUS.

Gen. 35- 4 At ille infodit ea subter terebinthum
43-11 Stactes, et terebinthi, et amygdalarum
1 Reg. 17- 2 Congregati venerunt in vallem Terebinthi
-19 Filii Israël in valle Terebinthi pugnabant
21- 9 Quem percussisti in valle Terebinthi
3 Reg. 13-14 Invenit eum sedentem subtus terebinthum
Eccli. 24-22 Ego quasi terebinthus extendi ramos
Isai. 6-13 Et erit in ostensionem sicut terebinthus
Osee. 4-13 Subtus quercum, et popul., et terebinthum

TERGO.

Prov. 30-20 Tergens os suum, dicit : Non sum operata
Luc. 7-38 Et capillis capitis sui tergebat
-44 Rigavit pedes meos, et capillis suis tersit

TERGUM.

Gen. 14-10 Terga verterunt, cecideruntque ibi
19- 6 Post tergum occludens ostium, ait
-17 Noli respicere post tergum, nec stes
22-13 Viditque post tergum arietem inter vepres
Exod. 14-19 Priora dimittens, post tergum (-20) stetit
23-27 Inimicorum tuorum coram te terga vertam
26-23 Erigantur post tergum tabernaculi
33- 8 Aspiciebantque tergum Moysi
Josue. 7- 4 Qui statim terga vertentes, (-5) percussi s.
- 8 Israëlem hostibus suis terga vertentem
8- 5 Fugiemus, et terga vertemus
-14 Ignorans quod post tergum laterent insidiæ
Judic. 18-12 Et est post tergum Cariathiarim
-23 Et post tergum clamare cœperunt
20-31 Cæderent per duas semitas vertentes terga
-37 Et Benjamin terga cædentibus daret
Ruth. 2- 3 Colligebat spicas post terga metentium
1 Reg. 4- 2 Terga vertit Israel Philisthæis : et cæsa s.
12-20 Nolite recedere a tergo Domini
20-37 Clamavit Jonathas post tergum pueri
-38 Iterum Jonathas post tergum pueri
24- 9 Clamavit post tergum Saül, dicens
25-19 Ecce, ego post tergum sequar vos
2 Reg. 1- 7 Conversus post tergum suum, vidensque
2-20 Respexit itaque Abner post tergum
5-23 Sed gyra post tergum eorum, et venies
10- 9 Et ex adverso et post tergum
3 Reg. 17-11 Clamavit post tergum ejus, dicens : Affer
4 Reg. 5-21 Secutus est Giezi post tergum Naaman
19-21 Post tergum tuum caput movit
1 Par. 19-10 Intelligens... post tergum contra se fieri
2 Par. 13-14 Instare bellum ex adverso et post tergum
2 Esdr. 9-26 Projecerunt legem tuam post terga sua
Eccli. 46- 8 Et secutus est a tergo potentis
Isai. 30-21 Audient verbum post tergum monentis
38-17 Projecisti post tergum tuum omnia peccata
59-13 Aversi sumus ne iremus post tergum Dei
Jerem. 2-27 Verterunt ad me tergum, et non faciem
9-22 Et quasi fœnum post tergum metentis
32-33 Et verterunt ad me terga, et non facies
46- 5 Vidi ipsos pavidos, et terga vertentes
49- 8 Fugite et terga vertite, descendite
Osee. 5- 8 In Bethaven, post tergum tuum, Benjamin
Soph. 1- 6 Qui avertuntur de post tergum Domini
1 Mac. 9-16 Et eos, qui cum ipso erant, a tergo
11-55 Et fugit, et terga vertit

TERMINO.

Exod. 36-24 Incastraturæ later. in angulis terminantur
Num. 34- 2 Sorte ceciderit, his finibus terminabitur
Hebr. 4- 7 Iterum terminat diem quemdam, hodie

TERMINUS.

Gen. 10-19 Factique sunt termini Chanaan
23-17 In cunctis terminis ejus per circuitum
47-21 A novissimis terminis Ægypti usque ad...
49-14 Asinus fortis accubans inter terminos
Exod. 8- 2 Ego percutiam omnes terminos tuos ranis
19-12 Constituesque terminos populo
-21 Ne forte velit transcendere terminos
-23 Dicens : Pone terminos circa montem
-24 Ne transeant terminos, nec ascendant
23-31 Ponam autem terminos tuos a mari Rubro
34-24 Et dilatavero terminos tuos
Levit. 13- 5 Nec transierit in cute priores terminos
26- 6 Gladius non transibit terminos vestros
Num. 20-17 Donec transeamus terminos tuos
21-13 Siquidem Arnon terminus est Moab
-22 Gradiemur, donec transeamus terminos t.
-24 Præsidio tenebantur termini Ammonitar.
34- 3 Et habebit terminos contra Orientem
Num. 34- 5 Ibitque per gyrum terminus ab Asemona
- 7 A mari Magno termini incipient
- 8 In Emath usque ad terminos Sedada
- 9 Hi erunt termini in parte Aquilonis
-11 De Sephama descendent termini in Rebla
35- 5 Septentrionali plaga æqualis termino finiet.
Deut. 2- 4 Transibitis per terminos fratrum vestrorum
-18 Tu transibis hodie terminos Moab
3-14 Usque ad terminos Gessuri et Machati
-16 Jeboc, qui est terminus filiorum Ammon
-17 Terminos Cenereth usque ad mare Deserti
11-24 Ad mare Occidentale erunt termini vestri
12-20 Dilataverit Dominus Deus tuus terminos
16- 4 Fermentum in omnibus terminis tuis
19- 8 Dilataverit Dominus Deus tuus terminos
-14 Non... transferes terminos proximi tui
27-17 Maledictus qui transfert terminos proximi
28-40 Olivas habebis in omnibus terminis tuis
-64 A summitate terræ usque ad terminos ejus
32- 8 Constituit terminos populorum
33-17 Ventilabit gentes usque ad terminos terræ
Josue. 1- 4 Contra solis occasum erit terminus vester
12- 2 Jaboc, qui est terminus filiorum Ammon
- 4 Terminus Og regis Basan, de reliquiis
Usque ad terminos (-5) Gessuri et Machati
- 5 Terminos Sehon regis Hesebon
13- 3 Ad terminos Accaron contra Aquilonem
- 4 Usque Apheca et terminos Amorrhæi
-10 Usque ad terminos filiorum Ammon
-11 Galaad, ac terminum Gessuri et Machati
-16 Fuitque terminus eorum ab Aroër
-23 Factusque est terminus filiorum Ruben
-25 Terminus Jaser, et omnes civitates
-26 Et a Manaïm usque ad terminos Dabir
15- 1 A termino Edom, desertum Sin
- 4 Eruntque termini ejus mare Magnum
- 6 Ascenditque terminus in Beth Agla
- 7 Tendens usque ad terminos Debera
-12 Hi sunt termini filiorum Juda
-21 Juxta terminos Edom a Meridie
-47 Et mare Magnum terminus ejus
16- 2 Transitque terminum Archi, Atharoth
- 3 Descendit ad Occidentem juxta terminum Jephleti usque ad terminos Bethoron
- 5 Factus est terminus filiorum Ephraïm
- 6 Et circuit terminos contra Orientem
17- 7 Fuitque terminus Manasse ab Aser
- 8 Quæ est juxta terminos Manasse
- 9 Descenditque terminus vallis Arundineti
Terminus Manasse ab Aquilone torrentis
18- 5 Judas sit in terminis suis ab Australi plaga
-12 Fuitque terminus eorum contra Aquilonem
-15 Egreditur terminus contra mare
-20 Qui est terminus illius ab Oriente
Benjamin per terminos suos in circuitu
19-10 Factus est terminus possessionis eorum
-22 Et pervenit terminus ejus usque Thabor
-25 Fuitque terminus eorum Halcath
-33 Et cœpit terminus de Heleph et Elon
-34 Reverteturque terminus contra Occidentem
-41 Et fuit terminus possessionis ejus Sara
-46 Arecon, cum termino qui respicit Joppen
22-25 Terminum posuit Dominus inter nos
Judic. 1-18 Atque Accaron cum terminis suis
-36 Terminus Amorrhæi ab ascensu Scorpionis
5-16 Quare habitas inter duos terminos
11-18 Nec voluit intrare terminos Moab
-20 Non dimisit eum transire per terminos suos
19-29 Concidens, misit in omnes terminos Israel
20- 6 Misiq. partes in om. terminos possessionis
1 Reg. 6-12 Sequebantur usq. ad terminos Bethsames
7-13 Ut venirent in terminos Israël
-14 Ab Accaron usque Geth et terminos suos
11- 3 Nuntios ad universos terminos Israël
- 7 Misitque in omnes terminos Israël
13-18 Verterat se ad iter termini imminentis
3 Reg. 4-21 Usque ad terminum Ægypti
4 Reg. 3-21 Et steterunt in terminis
10-21 Et misit in universos terminos Israël
14-25 Ipse restituit terminos Israël, ab introitu
15-16 Et terminos ejus de Thersa
18- 8 Omnes terminos eorum, a turre Custodum
19-23 Ingressus sum usque ad terminos ejus
1 Par. 4-10 Et dilataveris terminos meos
5-16 In... suburbanis Saron, usque ad terminos
6-66 Fueruntque civitates in terminis eorum
2 Par. 9-26 Et usque ad terminos Ægypti
Judith. 1- 9 Quousq. perveniatur ad terminos Æthiopiæ
2-15 Occupavit terminos ejus, a Cilicia
Job. 14- 5 Constituisti terminos ejus, qui præteriri
24- 2 Alii terminos transtulerunt
26-10 Terminum circumdedit aquis, usque
37- 3 Lumen illius super terminos terræ
38-10 Circumdedi illud terminis meis
-20 Ut ducas unumquodque ad terminos suos

Psal. 2- 8 Et possessionem tuam terminos terræ
64- 9 Et timebunt qui habitant terminos
71- 8 A flumine usque ad terminos orbis terrarum
73-17 Tu fecisti omnes terminos terræ
97- 3 Viderunt omnes termini terræ salutare
103- 9 Terminum posuis.,quem non transgredient.
Prov. 8-29 Circumdabat mari terminum suum
15-25 Et firmos faciet terminos viduæ
22-28 Ne transgrediaris terminos antiquos
23-10 Ne attingas parvulorum terminos
30- 4 Quis suscitavit omnes terminos terræ?
Eccli. 44-23 Et a flumine usque ad terminos terræ
Isai. 5- 8 Agro copulatis usque ad terminum loci
-14 Et aperuit os suum absque ullo termino
10-13 Et abstuli terminos populorum
15- 8 Circuivit clamor terminum Moab
19-19 Titulus Domini juxta terminum ejus
26-15 Elongasti omnes terminos terræ
40-28 Dominus, qui creavit terminos terræ
54-12 Et omnes terminos tuos in lapides
60-18 Vastitas et contritio in terminis tuis
Jerem. 5-22 Qui posui arenam terminum mari
15-13 Et in omnibus terminis tuis
31-17 Et revertentur filii ad terminos suos
Ezech. 29-10 A turre Syenes, usq. ad terminos Æthiopiæ
45- 1 Sanctificatum erit in omni termino ejus
- 7 A termino Occidentali usque ad terminum Orientalem
47-13 Hic est terminus, in quo possidebitis terr.
-16 Quæ est inter terminum Damasci
Tichon, quæ est juxta terminum Auran
-17 Et erit terminus a mari usque ad atrium Enon terminus Damasci
Terminus Emath plaga Septentrionalis
48- 1 Enan terminus Damasci ad Aquilonem
- 2 Super terminum Dan, a plaga Orientali
- 3 Super terminum Aser, a plaga Orientali
- 4 Et super terminum Nephthali
- 5 Et super terminum Manasse
- 6 Et super terminum Ephraïm
- 7 Et super terminum Ruben
- 8 Et super terminum Juda
-12 Juxta terminum Levitarum
-21 Usque ad terminum Orientalem
Usque ad terminum maris, similiter
-22 Erit inter terminum Juda, et inter terminum Benjamin
-24 Contra terminum Benjamin, a plaga Orient.
-25 Et super terminum Simeonis
-26 Et super terminum Issachar
-27 Et super terminum Zabulon
-28 Et super terminum Gad
Dan. 4- 8 Erat usque ad terminos universæ terræ
-19 Potestas tua in terminos universæ terræ
Osee. 5-10 Principes Juda quasi assumentes terminum
Joel. 3- 4 Et omnis terminus Palæstinorum
Amos. 1-13 Ad dilatandum terminum suum
6- 2 Latior terminus eorum termino vestro est
Abdiæ. - 7 Usque ad terminum emiserunt te
Mich. 5- 4 Magnificabitur usque ad terminos terræ
Soph. 2- 8 Magnificati sunt super terminos eorum
Zach. 9- 2 Emath quoque in terminis ejus
Malac. 1- 4 Et vocabuntur termini impietatis
- 5 Magnificetur Dom. super terminum Israël
1 Mac. 11-59 Constituit ducem a terminis Tyri
Matth. 24-31 A summis cœlorum usque ad terminos eor.
Act. 17-26 Fecitque... et terminos habitationis eorum

TERNUS, A.

Josue. 18- 4 Eligite de singulis tribubus ternos viros
Joan. 2- 6 Capientes singulæ metretas binas vel ternas

TERO.

Num. 11- 8 Frangebat mola, sive terebat in mortario
20-19 Dixeruntque... per tritam gradiemur viam
Deut. 25- 4 Non ligabis os bovis terentis in area
Josue. 9-13 Ob longitudinem longioris viæ trita sunt
1 Par. 21-20 Nam eo tempore terebat in area triticum
Prov. 6-13 Annuit oculis, terit pede, digito loquitur
Isai. 14-23 Et scopabo eam in scopa terens
25-10 Sicuti teruntur paleæ in plaustro
Jerem. 18-15 Ut ambularent per eas in itinere non trito

TERPHALÆI. *Nomen est populi.*

1 Esdr. 4- 9 Terphalæi, Apharsæi, Erchuæi

TERRA.

Gen. 1- 1 In principio creavit Deus cœlum et terram
- 2 Terra autem erat inanis et vacua
-10 Et vocavit Deus aridam, Terram
-11 Et ait: Germinet terra herbam virentem
Cujus semen in semetipso sit super terram
-12 Et protulit terra herbam virentem
-15 Ut luceant... et illuminent terram
-17 Et posuit eas...ut lucerent super terram

Gen. 1-20 Et volatile super terram sub firmamento
-22 Avesque multiplicentur super terram
-24 Dixit q... Producat terra animam viventem
Et bestias terræ secundum species suas
-25 Et fecit Deus bestias terræ
Et omne reptile terræ in genere suo
-26 Et præsit... et bestiis, universæque terræ, omnique reptili quod movetur in terra
-28 Crescite, et multiplicamini et replete terram
Animantibus quæ moventur super terram
-29 Herbam afferentem semen super terram
-30 Et cunctis animantibus terræ
Et universis quæ moventur in terra
2- 1 Igitur perfecti sunt cœli et terra
- 4 Istæ sunt generationes cœli et terræ
Die quo fecit Dom. Deus cœlum et terram
- 5 Virgultum agri antequam oriretur in terra
Non e. pluerat Dominus Deus sup. terram
Et homo non erat qui operaretur terram
- 6 Sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terræ
- 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ
-11 Ipse est qui circuit omnem terram Hevilath
-12 Et aurum terræ illius optimum est
-13 Qui circumit omnem terram Æthiopiæ
-19 Formatis igitur.. cunctis animantibus terræ
-20 Volatilia cœli, et omnes bestias terræ
3- 1 Erat callidior cunctis animantibus terræ
-14 Maledictus es inter omnia animantia et bestias terræ
Et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ
-17 Maledicta terra in opere tuo
-18 Germinabit tibi, et comedes herbam terræ
-19 Don. revertaris in terram de qua sumptus es
-23 Ut operaretur terram, de qua sumptus est
4- 3 Ut offerret Caïn de fructibus terræ
-10 Vox sanguinis...clamat ad me de terra
-11 Nunc igitur maledictus eris super terram
-12 Vagus et profugus eris super terram
-14 Ecce ejicis me hodie a facie terræ
Et ero vagus et profugus in terra
-16 Habitavit profugus in terra ad Orientalem
5-29 In terra cui maledixit Dominus
6- 1 Cœpissent homines multiplicari sup. terram
- 4 Gigantes a. erant sup. terram in diebus illis
- 5 Quod multa malitia hominum esset in terra
- 6 Pœnituit eum quod hom. fecisset in terra
- 7 Delebo, inquit, hominem... a facie terræ
-11 Corrupta est autem terra coram Deo
-12 Cumque vidisset Deus terram esse corrupt.
Caro corruperat viam suam super terram
-13 Repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra
-17 Ego adducam aquas diluvii super terram
Universa, quæ in terra sunt, consumentur
-20 Et ex omni reptili terræ secundum genus s.
7- 3 Salvetur semen sup. faciem universæ terræ
- 4 Ego pluam super terram quadraginta dieb.
Delebo omnem subst... de superficie terræ
- 6 Quando diluvii aquæ inundaverunt super terram
- 8 Et ex omni quod movetur super terram
-10 Aquæ diluvii inundaverunt super terram
-12 Et facta est pluvia super terram
-14 Et omne quod movetur super terram
-17 Diluvium quadraginta diebus super terram
Elevaverunt arcam in sublime a terra
-18 Omnia repleverunt in superficie terræ
-19 Aquæ prævaluerunt nimis super terram
-21 Caro quæ movebatur super terram
Reptilium, quæ reptant super terram
-22 In quibus spiraculum vitæ est in terra
-23 Omnem substantiam, quæ erat super terram
Et deleta sunt de terra
-24 Obtinueruntque aquæ terram
8- 1 Adduxit spiritum super terram
- 3 Reversæque sunt aquæ de terra euntes
- 7 Donec siccarentur aquæ super terram
- 8 Si jam cessassent aquæ super faciem terræ
- 9 Aquæ enim erant super universam terram
-11 Quod cessassent aquæ super terram
-13 Imminutæ sunt aquæ super terram
Quod exsiccata esset superficies terræ
-14 Mense secundo... arefacta est terra
-17 Reptilibus, quæ reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super terram
-19 Et reptilia, quæ reptant super terram
-21 Nequaquam ultra maledicam terræ
-22 Cunctis diebus terræ, sementis et messis
9- 1 Et multiplicamini, et replete terram
- 2 Tremor sit super cuncta animalia terræ
Universis quæ moventur super terram
- 7 Ingredimini super terram, et implete eam
-10 In jumentis et pecudibus terræ cunctis

Gen. 9-10 Et universis bestiis terræ
-11 Neque erit... diluvium dissipans terram
-13 Signum fœderis inter me et inter terram
-16 Universæ carnis quæ est super terram
-17 Inter me et omnem carnem super terram
-19 Genus hominum super universam terram
-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram
10-11 De terra illa egressus est Assur
-20 Generationibus, terrisque et gentibus suis
-25 Eo quod in diebus ejus divisa sit terra
11- 1 Erat autem terra labii unius
- 2 Invenerunt campum in terra Sennaar
- 4 Antequam dividamur in universas terras
- 8 Ex illo loco in universas terras
- 9 Confusum est labium universæ terræ
-28 In terra nativitatis suæ, in Ur
-31 Ut irent in terram Chanaan
12- 1 Egredere de terra tua et de cognatione
Veni in terram quam monstrabo tibi
- 3 Benedicentur universæ cognationes terræ
- 5 Egressi sunt ut irent in terram Chanaan
- 6 Pertransivit Abram terram usque
Chananæus autem tunc erat in terra
- 7 Dixit ei: Semini tuo dabo terram hanc
-10 Facta est autem fames in terra
Prævaluerat enim fames in terra
13- 6 Nec poterat eos capere terra
- 7 Chan. et Pherez. habitabant in terra illa
- 9 Ecce universa terra coram te est
-12 Abram habitavit in terra Chanaan
-15 Omn. terram, quam conspicis, tibi dabo
-16 Semen tuum sicut pulverem terræ
Si quis potest... numerare pulverem terræ
-17 Et perambula terram in longitudine
14-19 Qui creavit cœlum et terram
-22 Excelsum possessorem cœli et terræ
15- 7 Ut darem tibi terram istam
-13 Futurum sit semen tuum in terra non sua
-18 Semini tuo dabo terram hanc
16- 3 Habitare cœperant in terra Chanaan
17- 8 Daboque tibi et semini tuo terram peregrinationis tuæ, omnem terram Chanaan
18- 2 Cucurrit... et adoravit in terram
-25 Qui judicas omnem terram, nequaquam
19- 1 Adoravitque pronus in terram
-23 Sol egressus est super terram
-25 Subvertit... cuncta terræ virentia
-28 Viditque ascendentem favillam de terra
-31 Nullus virorum remansit in terra
Ingredi ad nos juxta morem universæ terræ
20- 1 Profectus... in terram Australem, habitavit
-15 Et ait: Terra coram vobis est
21-21 Accepit illi... uxorem de terra Ægypti
-23 Facies mihi, et terræ in qua versatus es
-33 Reversique sunt in terram Palæstinorum
-34 Et fuit colonus terræ Palæstinorum
22- 2 Vade in terram visionis: atque ibi offeres
23- 2 Quæ est Hebron, in terra Chanaan
- 7 Et adoravit populum terræ, filios
-12 Adoravit Abraham coram populo terræ
-15 Terra, quam postulas, quadringentis
-19 Hæc est Hebron in terra Chanaan
24- 3 Per Dominum, Deum cœli et terræ
- 4 Sed ad terram et cognationem meam
- 5 Si noluerit... venire mecum in terram hanc
- 7 Tulit me... de terra nativitatis meæ
Semini tuo dabo terram hanc
-37 Chananæorum, in quorum terra habito
-52 Procidens adoravit in terram Dominum
-62 Habitabat enim in terra Australi
26- 1 Orta autem fame super terram
- 2 Sed quiesce in terra, quam dixero tibi
- 4 Benedicentur in semine t. o. gentes terræ
-12 Sevit autem Isaac in terra illa
-22 Et fecit crescere super terram
27-28 Et de pinguedine terræ, abundantiam
-39 In pinguedine terræ, et in rore cœli
-46 Uxorem de stirpe hujus terræ
28- 4 Ut possideas terram peregrinationis tuæ
-12 In somnis scalam stantem super terram
-13 Terram, in qua dormis, tibi dabo
-14 Eritque semen tuum quasi pulvis terræ
Et in semine tuo cunctæ tribus terræ
-15 Et reducam te in terram hanc
29- 1 Jacob venit in terram Orientalem
30-25 Revertar in patriam et ad terram meam
31- 3 Revertere in terram patrum tuorum
-13 Surge, et egredere de terra hac, revertens in terram nativitatis tuæ
-18 Pergens ad Isaac... in terram Chanaan
32- 3 Ad Esaü fratrem suum in terram Seïr
- 9 Revertere in terram tuam et in locum
33- 3 Adoravit pronus in terram septies
-18 Quæ est in terra Chanaan
34- 2 Princeps terræ illius adamavit eam

Gen. 34-10 Terra in potestate vestra est, exercete
-21 Negotientur in terra, et exerceant eam
-30 Chan. et Pherezæis habitatorib. terræ hujus
35- 6 Luzam, quæ est in terra Chanaan
-12 Terramque, quam dedi Abraham
-16 Venit... ad terram quæ ducit Ephratam
36- 5 Qui nati sunt ei in terra Chanaan
- 7 Nec sustinebat eos terra peregrinationis
-20 Filii Seir Horræi, habitatores terræ
-30 Qui imperaverunt in terra Seir
-31 Qui regnaverunt in terra Edom
37- 1 Habitavit autem Jacob in terra Chanaan
-10 Adorabimus te super terram
38- 9 Semen fundebat in terram, ne liberi
40-15 Furto sublatus sum de terra Hebræorum
41-19 Nunquam tales in terra Ægypti viderim
-29 Fertilitatis magnæ in universa terra Æg.
-30 Consumptura est e. fames omnem terram
-33 Et præficiat eum terræ Ægypti
-36 Et non consumetur terra inopia
-41 Constitui te super universam terram Ægyp.
-43 Præpositum... universæ terræ Ægypti
-44 Manum aut pedem in omni terra Ægypti
-45 Egressus est itaque Jos. ad terram Ægypti
-52 Fecit Deus in terra paupertatis meæ
-54 In cuncta autem terra Ægypti panis erat
-56 Crescebat a. quotidie fames in omni terra
42- 5 Ingressi sunt terram Ægypti cum aliis
Erat autem fames in terra Chanaan
- 6 Joseph erat princeps in terra Ægypti
- 7 De terra Chanaan, ut emamus victui
- 9 Ut videatis infirmiora terræ, venistis
-12 Immunita terræ hujus considerare venistis
-13 Filii viri unius in terra Chanaan
-29 Ad Jacob patrem suum in terram Chanaan
-30 Locutus est nobis dominus terræ dure
-32 Minimus cum patre n. est in terra Chanaan
-38 Si quid ei adversi acciderit in terra
43- 1 Fames om. terram vehementer premebat
-11 Sumite de optimis terræ fructibus
-26 Et adoraverunt proni in terram
44- 8 Reportavimus ad te de terra Chanaan
-11 Itaq. festinato deponentes in terram saccos
-14 Ante eum pariter in terram corruerunt
45- 6 Quod cœpit fames esse in terra
- 7 Ut reservemini super terram
- 8 Principem in omni terra Ægypti
- 9 Fecit me dominum universæ terræ Ægypti
-10 Et habitabis in terra Gessen
-17 Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan
-18 Ut comedatis medullam terræ
-19 Ut tollant plaustra de terra Ægypti
-25 Venerunt in terram Chanaan ad patrem
-26 Ipse dominatur in omni terra Ægypti
46- 6 Omnia quæ possederat in terra Chanaan
-12 Mortui... Her et Onan in terra Chanaan
-20 Natique sunt Joseph filii in terra Ægypti
-31 Qui erant in terra Chanaan, venerunt
-34 Ut habitare possitis in terra Gessen
47- 1 Venerunt de terra Chanaan: et ecce consistunt in terra Gessen
- 4 Ad peregrinandum in terra tua venimus
Ingravescente fame in terra Chanaan
Esse nos jubeas servos tuos in terra Gessen
- 6 Terra Ægypti in conspectu tuo est
Et trade eis terram Gessen
-11 In optimo terræ loco, Ramesses
-13 Panis deerat, et oppresserat fames terram
-18 Absque corporibus et terra nihil habeamus
-19 Et nos et terra nostra tui erimus
Ne... redigatur terra in solitudinem
-20 Emit igitur Joseph omnem terram Ægypti
-22 Præter terram sacerdotum
-23 Vos et terram vestram Pharao possidet
-26 In universa terra Ægypti, regibus quinta
Absque terra sacerdotali, quæ libera
-27 Habitavit ergo Israël... in terra Gessen
-30 Et auferas me de terra hac
48- 3 In Luza, quæ est in terra Chanaan
- 4 Daboque tibi terram hanc, et semini tuo
- 5 Filii tui, qui nati sunt tibi in terra Ægypti
- 7 Mortua est Rachel in terra Chanaan
-12 Adoravit pronus in terram
-16 Crescant in multitudinem super terram
-21 Reducetque vos ad terram patrum vestr.
49-15 Vidit... terram quod optima
-30 Contra Mambre in terra Chanaan
50- 5 In terra Chanaan, sepelies me
- 7 Cunctique majores natu terræ Ægypti
- 8 Quæ dereliquerant in terra Gessen
-11 Cum vidissent habitatores terræ Chanaan
-18 Proni adorantes in terram, dixerunt
-23 Ascendere vos faciet de terra ista ad terram quam juravit Abraham
Exod. 1- 7 Ac roborati nimis, impleverunt terram
-10 Expugnatisque nobis, egrediatur de terra
-14 Quo in terræ operibus premebantur
2-15 Moratus est in terra Madian, et sedit
-22 Dicens: Advena fui in terra aliena
3- 5 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
- 8 Et educam de terra illa in terram bonam
-17 De afflictione Ægypti, in terram Chananæi
Ad terram fluentem lacte et melle
4- 3 Dixitque Dominus: Projice eam in terram
5- 5 Dixitq. Pharao: Multus est populus terræ
-12 Populus per omnem terram Ægypti
6- 1 In manu robusta ejiciet illos de terra sua
- 4 Ut darem eis terram Chanaan, terram peregrinationis eorum
- 8 Et induxerim in terram, super quam
-11 Ut dimittat filios Israël de terra sua
-13 Ut educerent filios Israël de terra Ægypti
-26 Ut educerent filios Israel de terra Ægypti
-28 Dominus ad Moysen, in terra Ægypti
7- 2 Ut dimittat filios Israël de terra sua
- 3 Signa et ostenta mea in terra Ægypti
- 4 De terra Ægypti per judicia maxima
-19 Et sit cruor in omni terra Ægypti
-21 Et fuit sanguis in tota terra Ægypti
8- 5 Et educ ranas super terram Ægypti
- 6 Operueruntque terram Ægypti
- 7 Eduxeruntque ranas super terram Ægypti
-14 In immensos aggeres, et computruit terra
-16 Et percute pulverem terræ, et sint sciniphes in universa terra Ægypti
-17 Percussique pulverem terræ, et facti sunt
Omnis pulvis terræ versus est in sciniphes per totam terram Ægypti
-21 Et universa terra, in qua fuerint
-22 Mirabilem in die illa terram Gessen
Quoniam ego Dominus in medio terræ
-24 Et in omnem terram Ægypti: corruptaque est terra ab hujuscemodi muscis
-25 Ite et sacrificate Deo vestro in terra hac
9- 5 Cras faciet Dominus verbum istud in terra
- 9 Pulvis super omnem terram Ægypti
Vesicæ turgentes, in universa terra Ægypti
-11 In illis erant, et in omni terra Ægypti
-14 Non sit similis mei in omni terra
-15 Percutiam te... peribisque de terra
-16 Narretur nomen meum in omni terra
-22 Fiat grando in universa terra Ægypti
-23 Fulgura super terram: pluitque Dominus grandinem super terram Ægypti
-24 Apparuit in universa terra Ægypti
-25 Percussit grando in omni terra Ægypti
-26 Tantum in terra Gessen, ubi erant filii
-29 Ut scias quia Domini est terra
-33 Nec ultra stillavit pluvia super terram
10- 5 Quæ operiat superficiem terræ
- 6 Et avi, ex quo orti sunt super terram
-12 Extende manum tuam super terram Ægypti
-13 Extendit Moyses virgam super terram Æg.
-14 Super universam terram Ægypti
-15 Operueruntq. universam superficiem terræ
Devorata est igitur herba terræ
Et in herbis terræ, in cuncta Ægypto
-21 Et sint tenebræ super terram Ægypti
-22 In universa terra Ægypti tribus diebus
11- 3 Vir magnus valde in terra Ægypti
- 5 Primogenitum in terra Ægyptiorum
- 6 Clamor magnus in universa terra Ægypti
- 9 Ut multa signa fiant in terra Ægypti
-10 Nec dimisit filios Israël de terra sua
12- 1 Ad Moysen et Aaron in terra Ægypti
-12 Transibo per terram Ægypti nocte illa
Omne primogenitum in terra Ægypti
-13 Quando percussero terram Ægypti
-17 Educam exercitum vestrum de terra Ægypti
-19 Tam de advenis quam de indigenis terræ
-25 Cumque introieritis terram, quam Do. dat.
-29 Omne primogenitum in terra Ægypti
-33 Urgebantque... populum de terra exire
-41 Omnis exercitus Domini de terra Ægypti
-48 Eritque sicut indigena terræ
-51 De terra Ægypti per turmas suas
13- 5 Introduxerit te Dom. in terram Chananæi
Daret tibi terram fluentem lacte et melle
-11 Introduxerit te Dom. in terram Chananæi
-14 Eduxit nos Dominus de terra Ægypti
-15 Omne primogenitum in terra Ægypti
-17 Non eos duxit Deus per viam terræ Phil.
-18 Ascenderunt filii Israël de terra Ægypti
14- 3 Coarctati sunt in terra, conclusit eos
15-12 Et devoravit eos terra
16- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
- 3 Per manum Domini in terra Ægypti
- 6 Dominus eduxerit vos de terra Ægypti
-14 Cumque operuisset superficiem terræ
In similitudinem pruinæ super terram
Exod. 16-32 Quando educti estis de terra Ægypti
-35 Donec venirent in terram habitabilem
Usquequo tangerent fines terræ Chanaan
18- 3 Advena fui in terra aliena
-27 Qui reversus abiit in terram suam
19- 1 Egressionis Israël de terra Ægypti
- 5 Mea est enim omnis terra
20- 2 Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti
- 4 Et quæ in terra deorsum, nec eorum quæ sunt in aquis sub terra
-11 Fecit Dominus cœlum et terram et mare
-12 Ut sis longævus super terram
-24 Altare de terra facietis mihi, et offeretis
22-21 Advenæ enim et ipsi fuistis in terra Ægypti
23- 9 Ipsi peregrini fuistis in terra Ægypti
-10 Sex annis seminabis terram tuam
-19 Primitias frugum terræ tuæ deferes
-26 Non erit infœcunda, nec sterilis in terra t.
-29 Ne terra in solitudinem redigatur
-30 Donec augearis, et possideas terram
-31 In manibus vestris habitatores terræ
-33 Non habitent in terra tua, ne forte
29-46 Qui eduxi eos de terra Ægypti
31-17 Fecit Dominus cœlum et terram
32- 1 Huic viro, qui nos eduxit de terra Ægypti
- 4 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
- 7 Quem eduxisti de terra Ægypti
- 8 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
-11 Quem eduxisti de terra Ægypti
-12 Interficeret in montibus, et deleret e terra
-13 Universam terram hanc, de qua locutus
-23 Moysi, qui nos eduxit de terra Ægypti
33- 1 Populus tuus quem eduxisti de terra Ægypti, in terram quam juravi
- 3 Intres in terram fluentem lacte et melle
-16 Ab omn. populis qui habitant super terram
34- 8 Curvatus est pronus in terram, et adorans
-10 Quæ nunquam visa sunt super terram
-12 Ne unquam cum habitatoribus terræ illius
-24 Nullus insidiabitur terræ tuæ
-26 Primitias frugum terræ tuæ offeres
Levit. 4-27 Si peccaverit anima... de populo terræ
11- 2 De cunctis animantibus terræ
-21 Crura per quæ salit super terram
-29 Reputabuntur de his quæ moventur in terra
-41 Omne quod reptat super terram
-44 In om. reptili quod movetur super terram
-45 Dominus, qui eduxi vos de terra Ægypti
-46 Quæ movetur in aqua, et reptat in terra
14-34 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
-43 Et pulvis erasus, et alia terra lita
16-22 Iniquitates eorum in terram solitariam
17-13 Fundat sanguinem ej., et operiat illum terra
18- 3 Juxta consuetudinem terræ Ægypti
-25 Et quibus polluta est terra
-27 Execrationes istas fecerunt accolæ terræ
19- 9 Cum messueris segetes terræ tuæ, non tondebis usque ad solum superficiem terræ
-23 Quando ingressi fueritis terram
-29 Ne contaminetur terra, et impleatur piac.
-33 Si habitaverit advena in terra vestra
-34 Et vos advenæ in terra Ægypti
-36 Qui eduxi vos de terra Ægypti
20- 2 Populus terræ lapidabit eum
- 4 Quod si negligens populus terræ
-22 Ne et vos evomat terra quam intraturi estis
-24 Possidete terram eorum, quam dabo vobis
Terram fluentem lacte et melle
-25 Et cunctis quæ moventur in terra
22-24 In terra vestra hoc omnino ne faciatis
-33 Et eduxi de terra Ægypti
23-10 Cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo
-22 Postq. a. messueritis segetem terræ vestræ
-39 Congregaveritis omnes fructus terræ vestræ
-43 Cum educerem eos de terra Ægypti
25- 2 Quando ingressi fueritis terram
- 4 Septimo autem anno, sabbatum erit terræ
- 5 Annus enim requietionis terræ est
- 9 In universa terra vestra
-10 Cunctis habitatoribus terræ tuæ
-18 Implete ea, ut habitare possitis in terra
-23 Terra quoque non vendetur in perpetuum
-38 Eduxi vos de terra Ægypti, ut darem
-42 Et ego eduxi eos de terra Ægypti
-45 Qui ex his nati fuerint in terra vestra
-55 Filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti
26- 1 Nec insignem lapidem ponetis in terra vest.
- 4 Et terra gignet germen suum
- 5 Absque pavore habitabitis in terra vestra
-13 Qui eduxi vos de terra Ægyptiorum
-19 Daboque vobis... terram æneam
-20 Non proferet terra germen, nec arbores
-32 Disperdamque terram vestram
-33 Eritque terra vestra deserta
-34 Tunc placebunt terræ sabbata sua

Levit. 26-35 (*Quando fueritis*) in terra hostili
-38 Et hostilis vos terra consumet
-39 In terra inimicorum suorum
-41 Et inducam illos in terram hostilem
-42 Terræ quoque memor ero
-44 Etiam cum essent in terra hostili
-45 Quando eduxi eos de terra Ægypti
27-16 Si triginta modiis hordei seritur terra
-30 Omnes decimæ terræ, sive de frugibus
Num. 3-13 Percussi primogenitos in terra Ægypti
5-17 Pauxillum terræ de pavimento tabernaculi
8-17 Omne primogenitum in terra Ægypti
9- 1 Postquam egressi sunt de terra Ægypti
10- 9 Si exieritis ad bellum de terra vestra
-30 Sed revertar in terram meam, in qua natus
11-12 Defer in terram, pro qua jurasti
-31 Duobus cubitis altitudine super terram
12- 3 Super o. homines qui morabantur in terra
13- 3 Qui considerent terram Chanaan
-16 Misit Moyses ad considerandam terram
-18 Moyses ad considerandam terram Chanaan
-19 Considerate terram, qualis sit
-20 Ipsa terra, bona an mala : urbes quales
-21 Et afferte nobis de fructibus terræ
-22 Exploraverunt terram a deserto Sin
-26 Reversique exploratores terræ
-27 Multitudini ostenderunt fructus terræ
-28 Venimus in terram, ad quam misisti nos
-31 Ascendamus, et possideamus terram
-33 Detraxeruntque terræ, quam inspexerant
Terra, quam lustravimus, devorat
14- 3 Non inducat nos Dominus in terram istam
- 5 Moyses et Aaron ceciderunt proni in terram
- 6 Qui et ipsi lustraverant terram
- 7 Terra, quam circuivimus, valde bona est
- 9 Neque timeatis populum terræ hujus
-14 Habitatores terræ hujus, qui audierunt
-16 Non poterat introducere populum in terram
-21 Implebitur gloria Domini universa terra
-23 Non videbunt terram, pro qua juravi
-24 Inducam in terram hanc, quam circuivit
-30 Non intrabitis terram, super quam levavi
-31 Ut videant terram, quæ vobis displicuit
-34 Dierum quibus considerastis terram
-36 Miserat Moyses ad contemplandam terram
Detrahentes terræ quod esset mala
-38 Qui perrexerant ad considerandam terram
15- 2 Cum ingressi fueritis terram habitationis
-15 Judicium tam vobis quam advenis terræ
-18 Cum veneritis in terram, quam dabo vobis
-41 Qui eduxi vos de terra Ægypti
16-13 De terra, quæ lacte et melle manabat
-14 Revera induxisti nos in terram
-30 Ut aperiens terra os suum, deglutiat eos
-31 Dirupta est terra sub pedibus eorum
-34 Dicens : Ne forte et nos terra deglutiat
-45 Cumq. jacerent in terra, (-46) dixit Moyses
18-20 In terra eorum nihil possidebitis
20- 6 Corruerunt proni in terram
-12 Non introducetis hos populos in terram
-17 Ut nobis transire liceat per terram tuam
-22 Hor, qui est in finibus terræ Edom
-24 Non enim intrabit terram, quam dedi
21- 4 Ut circumirent terram Edom
-22 Ut transire mihi liceat per terram tuam
-24 Et possessa est terra ejus ab Arnon
-26 Et tulit omnem terram, quæ ditionis
-31 Habitavit itaque Israel in terra Amorrhæi
-34 Et omnem populum, ac terram ejus
-35 Et possederunt terram illius
22- 5 Super flumen terræ filiorum Ammon
Qui operuit superficiem terræ, sedens
- 6 Percutere et ejicere eum de terra mea
-11 Operuit superficiem terræ
-13 Ite in terram vestram, quia prohibuit
-31 Adoravitque eum pronus in terram
26-10 Aperiens terra os suum devoravit Core
-19 Ambo mortui sunt in terra Chanaan
-53 Istis dividetur terra juxta numerum vocab.
-55 Duntaxat ut sors terram tribubus dividat
27-12 Contemplare inde terram, quam daturus
32- 1 Vidissent... aptas animalibus alendis terras
- 4 Terra, quam percussit Dominus
- 8 De Cadesbarne ad explorandam terram
-11 Terram, quam sub juramento pollicitus
-22 Et subjiciatur ei omnis terra
-29 Et vobis fuerit terra subjecta
-30 Transire armati vobisc. in terram Chanaan
-32 Pergemus coram Dom. in terram Chanaan
-33 Et terram eorum cum urbibus suis
-40 Dedit ergo Moyses terram Galaad Machir
33-37 Monte Hor, in extremis finibus terræ Edom
-40 In terram Chanaan venisse filios Israel
-51 Intrantes terram Chanaan
-52 Disperdite cunctos habitatores terræ illius

Num. 33-53 Mundantes terram, et habitantes in ea
-55 Nolueritis interficere habitatores terræ
Adversabuntur vobis in terra habitationis
34- 2 Cum ingressi fueritis terram Chanaan
-12 Hanc habebitis terram per fines suos
-13 Hæc erit terra, quam possidebitis sorte
-17 Nomina virorum qui terram vobis divident
-29 Ut dividerent filiis Israël terram Chanaan
35-10 Transgressi fueritis... in terram Chanaan
-14 Et tres in terra Chanaan (*erunt*)
-28 Homicida revertetur in terram suam
-33 Ne polluatis terram habitationis vestræ
36- 2 Ut terram sorte divideres filiis Israël
Deut. 1- 5 Trans Jordanem in terra Moab
- 7 Juxta littus maris, terram Chananæorum
-21 Vide terram, quam Dominus tuus dat tibi
-22 Mittamus viros qui considerent terram
-24 Considerata terra, (-25) sumentes de fruct.
-25 Bona est terra, quam Do. D. n. daturus est
-27 Eduxit nos de terra Ægypti, ut traderet
-35 Non videbit quispiam... terram bonam
-36 Et ipsi dabo terram, quam calcavit
-38 Et ipse sorte terram dividet Israëli
-39 Ipsis dabo terram, et possidebunt eam
2- 5 Neque enim dabo vobis de terra eorum
- 9 Non e. dabo tibi quidquam de terra eorum
-12 Sicut fecit Israël in terra possessionis suæ
-19 Non e. dabo tibi de terra filiorum Ammon
-20 Terra gigantum reputata est
-22 Et terram eorum illis tradens
-24 Et terram ejus incipe possidere
-27 Transibimus per terram tuam
-29 Et transeamus ad terram, quam Dominus
-31 Cœpi tibi tradere Sehon et terram ejus
-37 Absque terra filiorum Ammon
3- 2 Traditus est cum omni populo ac terra sua
- 8 Tulimusque illo in tempore terram de manu
-10 Et universam terram Galaad et Basan
-12 Terramque possedimus tempore illo
-13 Cunctaque Basan vocatur terra Gigantum
-16 Ruben et Gad dedi de terra Galaad
-18 Dat vobis terram hanc in hæreditatem
-20 Possideant ipsi etiam terram, quam daturus est eis
-24 Neque.. alius Deus, vel in cœlo, vel in terra
-25 Et videbo terram hanc optimam
-28 Et dividet eis terram, quam visurus es
4- 1 Vivas, et ingrediens possideas terram
- 5 Sic facietis ea in terra, quam possessuri
-10 Omni tempore quo vivunt in terra
-14 In terra, quam possessuri estis
-17 Jumentorum quæ sunt super terram
-18 Reptilium quæ moventur in terra, sive piscium qui sub terra morantur in aquis
-21 Nec ingrederer terram optimam
-22 Et possidebitis terram egregiam
-25 Et morati fueritis in terra, deceptique
-26 Testes invoco hodie cœlum et terram, cito perituros vos esse de terra
-32 Creavit Deus hominem super terram
-36 In terra ostendit tibi ignem suum
-38 Daretq. tibi terram earum in possessionem
-39 In cœlo sursum, et in terra deorsum
-40 Permaneas multo tempore super terram
-43 Quæ sita est in terra campestri
-46 In terra Sehon regis Amorrhæi
-47 Possederunt terram ejus et terram Og
5- 6 Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti
- 8 Et quæ in terra deorsum, et quæ versantur in aquis sub terra
-16 Et bene sit tibi in terra, quam Dominus
-31 Ut faciant ea in terra, quam dabo illis
-33 Protelentur dies in terra possessionis vestræ
6- 1 Faciatis ea in terra, ad quam transgredimini
- 3 Terram lacte et melle manantem
-10 In terram, pro qua juravit patribus tuis
-13 Domini, qui eduxit te de terra Ægypti
-15 Et auferat te de superficie terræ
-18 Et ingressus possideas terram optimam
-23 Eduxit nos inde ut introductis daret terram
7- 1 In terram, quam possessurus ingrederis
- 6 De cunctis populis, qui sunt super terram
-13 Fructui ventris tui, et fructui terræ tuæ
Gregibus ovium tuarum super terram
-22 Ne... multiplicentur contra te bestiæ terræ
8- 1 Ingressique possideatis terram
- 7 Deus tuus introducet te in terram bonam, terram rivorum aquarumque
- 8 Terram frumenti, hordei, ac vinearum
Terram olei ac mellis
-10 Pro terra optima, quam dedit tibi
-14 Dei tui, qui eduxit te de terra Ægypti
9- 4 Ut terram hanc possiderem
- 5 Ingrederis ut possideas terras earum
- 6 Dederit tibi terram hanc optimam

Deut. 9-23 Et possidete terram, quam dedi vobis
-28 Ne forte dicant habitatores terræ
In terram, quam pollicitus est eis
10- 7 In terra aquarum atque torrentium
-11 Ut ingrediatur, et possideat terram
-14 Terra, et omnia quæ in ea sunt
-19 Et ipsi fuistis advenæ in terra Ægypti
11- 3 Pharaoni regi, et universæ terræ ejus
- 6 Quos aperto ore suo terra absorbuit
- 8 Et possitis introire, et possidere terram
-10 Terra enim, ad quam ingrederis possidendam, non est sicut terra Ægypti
-14 Dabit pluviam terræ vestræ temporaneam
-17 Nec terra det germen suum, pereatisque velociter de terra optima
-21 In terra quam juravit Dominus patribus t. Dareteis quandiu cœlum imminet terræ
-25 Super omnem terram, quam calcaturi estis
-29 In terram ad quam pergis habitandam
-30 Ad solis occubitum, in terra Chananæi
-31 Ut possideatis terram, quam Dominus
12- 1 Judicia, quæ facere debetis in terra
-10 Et habitabitis in terra, quam Dominus
-16 Quem super terram quasi aquam effundes
-19 In omni tempore quo versaris in terra
-24 Sed super terram fundes quasi aquam
-29 Atque habitaveris in terra earum
13- 5 Qui eduxit vos de terra Ægypti
- 7 Ab initio usque ad finem terræ
-10 Deo tuo, qui eduxit te de terra Ægypti
14- 2 De cunctis gentibus quæ sunt super terram
-22 De... fructibus tuis qui nascuntur in terra
15- 4 In terra, quam traditurus est tibi
- 7 In terra, quam Dominus Deus tuus daturus
-11 Pauperes in terra habitationis tuæ
Pauperi, qui tecum versatur in terra
-15 Quod et ipse servieris in terra Ægypti
-23 Sed effundes in terram quasi aquam
16-20 Et possideas terram, quam Dominus
17-14 Cum ingressus fueris terram
18- 9 Quando ingressus fueris terram
-14 Gentes istæ, quarum possidebis terram
19- 1 Gentes, quarum tibi traditurus est terram
- 2 Tres civitates separabis tibi in medio terræ
- 3 Totam terræ tuæ provinciam divides
- 8 Et dederit tibi cunctam terram
-10 Sanguis innoxius in medio terræ
-14 In terra, quam acceperis possidendam
20- 1 Tecum est, qui eduxit te de terra Ægypti
21- 1 Quando inventum fuerit in terra
- 3 Nec terram scidit vomere
-23 Nequaquam contaminabis terram tuam
22- 6 Vel in terra nidum avis inveneris
23- 7 Quia advena fuisti in terra ejus
-20 In terra, ad quam ingrediens possidendam
24- 4 Ne peccare facias terram tuam
-14 Sive advenæ, qui tecum moratur in terra
25-15 Ut multo vivas tempore super terram
-19 In terra, quam tibi pollicitus est
26- 1 Cumque intraveris terram, quam Dominus
- 3 Ingressus sum in terram, pro qua juravit
- 9 Nobis terram lacte et melle manantem
-10 Nunc offero primitias frugum terræ
-15 Benedic...terræ, quam dedisti nobis...terræ lacte et melle mananti
27- 2 In terram, quam Dominus Deus tuus dabit
- 3 Jordane transmisso : ut introeas terram
Terram lacte et melle manantem
28- 1 Cunctis gentibus, quæ versantur in terra
- 4 Fructus ventris tui, et fructus terræ tuæ
- 8 Benedicetque tibi in terra, quam acceperis
-10 Videbuntque omnes terrarum populi
-11 Fructu terræ tuæ, quam juravit Dominus
-12 Tribuat pluviam terræ tuæ in tempore suo
-18 Fructus ventris tui, et fructus terræ tuæ
-21 Donec consumat te de terra, ad quam
-23 Et terra, quam calcas, ferrea
-24 Det Dominus imbrem terræ tuæ pulverem
-25 Dispergaris per omnia regna terræ
-26 Cunctis volatilibus cœli, et bestiis terræ
-33 Fructus terræ tuæ, et omnes labores tuos
-38 Sementem multam jacies in terram
-42 Et fruges terræ tuæ rubigo consumet
-43 Advena, qui tecum versatur in terra
-49 Et de extremis terræ finibus
-51 Et devoret... ac fruges terræ tuæ
-52 Habebas fiduciam in omni terra tua
In omni terra tua, quam dabit tibi
-56 Quæ super terram ingredi non valebat
-63 Auferamini de terra, ad quam ingrediens
-64 A summitate terræ usque ad terminos
29- 1 Ut feriret cum filiis Israël in terra Moab
- 2 Coram vobis in terra Ægypti Pharaoni
Servis ejus, universæque terræ illius
- 8 Et tulimus terram eorum, ac tradidimus

Deut. 29-16 Quomodo habitaverimus in terra Ægypti
-22 Venerint, videntes plagas terræ illius
-24 Quare sic fecit Dominus terræ huic
-25 Quando eduxit eos de terra Ægypti
-27 Furor Domini contra terram istam
-28 Et ejecit eos de terra sua in ira et in furore
Projecitque in terram alienam
30- 5 Introducet in terram, quam possederunt
- 9 In ubertate terræ tuæ, et in rerum
-16 In terra, ad quam ingredieris possidendam
-18 Et parvo tempore moreris in terra
-19 Testes invoco hodie cœlum et terram
-20 Ut habites in terra, pro qua juravit
31- 4 Regibus Amorrhæorum, et terræ eorum
- 7 Introduces populum istum in terram
-13 Cunctis diebus quibus versantur in terra
-16 In terra, ad quam ingredit. ut habitet in ea
-20 Introducam enim eum in terram
-21 Antequam introducam eum in terram
-23 Introduces filios Israel in terram
-28 Invocabo contra eos cœlum et terram
32- 1 Audiat terra verba oris mei
-10 Invenit eum in terra deserta, in loco
-13 Constituit eum super excelsam terram
-22 Devorabitque terram cum germine suo
-24 Cum furore trahentium super terram
-43 Et propitius erit terræ populi sui
-47 Longo perseveretis tempore in terra
-49 In montem Nebo, qui est in terra Moab
Et vide terram Chanaan, quam ego tradam
-52 Videbis terram, et non ingredieris
33-13 De benedictione Domini terra ejus
-16 De frugibus terræ, et de plenitudine ejus
-17 Ventilabit gentes usque ad terminos terræ
-28 Oculus Jacob in terra frumenti et vini
34- 1 Omnem terram Galaad usque Dan
- 2 Terramque Ephraïm et Manasse, et omnem
terram Juda usque ad mare
- 4 Hæc est terra, pro qua juravi Abraham
- 5 Mortuusque est..in terra Moab, jubente D.
- 6 Sepelivit eum in valle terræ Moab
-11 Ut faceret in terra Ægypti Pharaoni
Servis ejus, universæque terræ illius
Josue. 1- 2 In terram, quam ego dabo filiis Israël
- 4 Omnis terra Hethæorum usque ad mare
- 6 Sorte divides populo huic terram
-11 Et intrabitis ad possidendam terram
-13 Dedit vobis requiem et omnem terram
-14 Ux.v., et filii, ac jumenta manebunt in terra
-15 Et possideant ipsi quoque terram
Sic revertemini in terram possessionis vest.
2- 1 Considerate terram, urbemque Jericho
- 2 Ingressi sunt... ut explorarent terram
- 3 Omnem terram considerare venerunt
- 9 Quod Dominus tradiderit vobis terram
Elanguerunt omnes habitatores terræ
-11 In cœlo sursum, et in terra deorsum
-14 Cumque tradiderit nobis Dominus terram
-18 Si ingredientib.nobis terram, signum fuerit
-24 Tradidit Dominus omnem terram hanc
3-11 Arca fœderis Domini omnis terræ antecedet
-13 Arcam Domini Dei universæ terræ
4-25 Ut discant omnes terrarum populi
5- 6 Non ostender. eis terram lacte et melle man.
-11 Comederunt de frugibus terræ die altero
-12 Postquam comederunt de frugibus terræ
De frugibus præsentis anni terræ Chanaan
-15 Cecidit Josue pronus in terram
6-27 Nomen ejus vulgatum est in omni terra
7- 2 Ascendite, et explorate terram
- 6 Pronus cecidit in terram coram arca Domini
- 9 Chananæi, et omnes habitatores terræ
Atque delebunt nomen nostrum de terra
-10 Surge, cur jaces pronus in terra?
-21 Et abscondi in terra contra medium tabern.
8- 1 Et populum, urbemque et terram
9- 6 De terra longinqua venimus
- 7 In terra, quæ nobis sorte debetur
- 9 De terra longinqua valde venerunt servi tui
-11 Et omnes habitatores terræ nostræ
-24 Ut traderet vobis omnem terram
10-40 Percussit itaque Josuë o. terram montanam
-41 Omnem terram Gosen usque Gabaon
11- 3 Ad radices Hermon in terra Maspha
-16 Cepit itaque Josuë omnem terram montanam, et Meridianam,terramque Gosen
-22 De stirpe Enacim, in terra filiorum Israël
-23 Cepit ergo Josuë omnem terram
Quievitque terra a præliis
12- 1 Possederunt terram eorum trans Jordanem
- 6 Tradiditque terram eorum Moyses
- 7 Hi sunt reges terræ, quos percussit Josuë
13- 1 Terraque latissima derelicta est
- 3 Terra Chanaan, quæ in quinque regulos
- 4 Omnis terra Chanaan,et Maara Sidoniorum
Josue 13- 7 Et nunc divide terram in possessionem
- 8 Ruben et Gad possederunt terram
-21 Et Rebe duces Sehon habitatores terræ
-25 Dimidiam partem terræ filiorum Ammon
14- 1 Possederunt filii Israël in terra Chanaan
- 3 Nihil terræ acceperunt inter fratres suos
- 4 Nec acceperunt Lev. aliam in terra partem
- 5 Ita fecerunt filii Israel, et diviserunt terram
- 9 Terra, quam calcavit pes tuus
-15 Et terra cessavit a præliis
15-19 Terram Australem et arentem dedisti mihi
17- 5 Absq. terra Galaad et Basan trans Jordanem
- 6 Terra autem Galaad cecidit in sortem
- 8 In sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ
-12 Cœpit Chananæus habitare in terra sua
-15 Spatia in terra Pherezæi et Raphaïm
-16 Qui habitant in terra campestri
18- 1 Et fuit eis terra subjecta
- 3 Et non intratis ad possidendam terram
- 4 Et pergant atque circumeant terram
- 5 Dividite vobis terram in septem partes
- 6 Terram in septem partes describite
- 8 Ut pergerent ad describendam terram
Circuite terram, et describite eam
-10 Divisitque terram filiis Israël
-11 Ut possiderent terram inter filios Juda
19-49 Complesset sorte dividere terram singulis
-51 Partitique sunt terram
21- 2 Locutiq. sunt ad eos in Silo terræ Chanaan
-41 Omn. terram, quam traditurum se patribus
22- 4 Et in terram possessionis, quam tradidit
- 9 Ut intrarent Galaad terram possessionis s.
-10 Ad tumulos Jordanis in terram Chanaan
-11 Ædificasse... altare in terra Chanaan
-13 Miserunt ad illos in terram Galaad
-15 Dimidiæ tribus Manasse in terram Galaad
-19 Si putatis immundam esse terram possessionis vestræ, transite ad terram
-32 De terra Galaad, finium Chanaan
-33 Delerent terram possessionis eorum
23- 4 Quia vobis sorte divisit omnem terram
- 5 Possidebitis terram, sicut vobis pollicitus
-13 Vos auferat atque disperdat de terra hac
-14 Hodie ingredior viam universæ terræ
-15 Vos auferat atque disperdat de terra hac
-16 Et auferemini ab hac terra optima
24- 3 Et adduxi eum in terram Chanaan
- 8 Et introduxi vos in terram Amorrhæi
Et possedistis terram eorum
-13 Dediq. vobis terram, in qua non laborastis
-15 Amorrhæorum, in quorum terra habitatis
-17 Eduxit nos et patres nostros de terra Æg.
-18 Habitatorem terræ, quam nos intravimus
Judic. 1- 2 Ecce tradidi terram in manus ejus
-15 Quia terram arentem dedisti mihi
-26 Dimissus, abiit in terram Hetthim
-32 In medio Chananæi habitatoris illius terræ
-33 Inter Chananæum habitatorem terræ
2- 1 Et introduxi in terram, pro qua juravi
- 2 Fœdus cum habitatoribus terræ hujus
-12 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
3-11 Quievitque terra quadraginta annis
-25 Invenerunt... in terra jacentem mortuum
-30 Et quievit terra octoginta annis
4-21 Defixit in cerebrum usque ad terram
5- 4 Terra mota est, cœlique ac nubes
-23 Maledicite terræ Meroz, dixit Angelus
-32 Quievitque terra per quadraginta annos
6- 9 Et tradidi vobis terram eorum
-10 Amorrhæorum, in quorum terra habitatis
-37 Si... fuerit, et in omni terra siccitas
-39 Et omnis terra rore madens
-40 Fuit siccitas in solo vellere, et ros in o. terra
7-13 Subvertit, et terræ funditus coæquavit
8-25 Expandentesque super terram pallium
-28 Sed quievit terra per quadraginta annos
9-37 Populus de umbilico terræ descendit
10- 4 In præsentem diem, in terra Galaad
- 8 Trans Jordanem in terra Amorrhæi
11- 3 Atque devitans, habitavit in terra Tob
- 5 Ut tollerent in auxil. sui Jephte de terra Tob
-12 Ut vastares terram meam
-13 Respondit: Quia tulit Israël terram meam
-15 Non tulit Israel terram Moab, nec terram filiorum Ammon
-17 Dimitte me, ut transeam per terram tuam
-18 Circuivit ex latere terram Edom, et terram Moab: venitque contra Orientalem plagam terræ Moab
Arnon quippe confinium est terræ Moab
-19 Dimitte ut transeam per terram tuam
-21 Possedit omnem terram Amorrhæi
-23 Tu nunc vis possidere terram ejus
12-15 Ac sepultus in Pharathon terræ Ephraïm
13-20 Proni ceciderunt in terram
Judic. 15- 9 Ascendentes Philisthiim in terram Juda
16-13 Clavum his circumligatum terræ fixeris
-24 Qui delevit terram nostram, et occidit
18- 2 Miserunt ergo... ut explorarent terram
Ite, et considerate terram
- 9 Vidimus enim terram valde opulentam
-10 Penuria eorum quæ gignuntur in terra
-14 Ad considerandam terram Laïs
20- 1 Terra Galaad, ad Dominum in Maspha
21-12 Ad castra in Silo, in terram Chanaan
-21 Et pergite in terram Benjamin
Ruth. 1- 1 Facta est fames in terra
- 7 In via revertendi posita in terram Juda
-17 Quæ te terra morientem susceperit
-22 De terra peregrinationis suæ
2-10 Adorans super terram, dixit ad eum
-11 Parentes tuos, et terram in qua nata es
1 *Reg.* 2- 8 Domini enim sunt cardines terræ
-10 Dominus judicabit fines terræ, et dabit
3-19 Ex omnibus verbis ejus in terram
4- 5 Vociferatus est o. Israël.. et personuit terra
5 - 3 Dagon jacebat pronus in terra
- 4 Jacentem super faciem suam in terra
6- 5 Murium, qui demoliti sunt terram
A diis vestris, et a terra vestra
9- 4 (*Qui cum transissent*) per terram Salisa
Transierunt etiam per terram Salim, et non erant: sed et per terram Jemini
- 5 Cum autem venissent in terram Suph
-16 Cras mittam virum ad te de terra Benjamin
12- 6 Eduxit patres nostros de terra Ægypti
13- 3 Saül cecinit buccina in omni terra
- 7 Transierunt Jordanem in terram Gad
-17 Pergebat contra viam Ephra ad terram
-19 Non inveniebatur in omni terra Israël
14-15 Obstupuit, et conturbata est terra
-25 Omneque terræ vulgus venit in saltum
-29 Turbavit pater meus terram: vidistis ipsi
-32 Tulit oves... vitulos, et mactaverunt in terra
-45 Si ceciderit capillus de capite ejus in terram
17-44 Carnes tuas volatilibus cœli et bestiis terræ
-46 Hodie volatilibus cœli et bestiis terræ: ut sciat omnis terra, quia est Deus in Israel
-49 Et cecidit in faciem suam super terram
20-15 Inimicos David, unumquemque de terra
-31 Quibus filius Isaï vixerit super terram
-41 Cadens pronus in terram, adoravit tertio
21-11 Numquid non iste est David rex terræ?
22- 5 Proficiscere, et vade in terram Juda
23-23 Quod si etiam in terram se abstruserit
-27 Infuderunt se Philisthiim super terram
24- 9 Inclinans se David pronus in terram
25-23 Et adoravit super terram
-41 Consurgens adoravit prona in terram
26- 7 Hastam fixam in terra ad caput ejus
- 8 Ergo perfodiam eum lancea in terra
-20 Non effundatur sanguis meus in terram
27- 1 Fugiam, et salver in terra Philisthinorum
- 8 Pagi habitabantur in terra antiquitus, euntibus Sur usque ad terram Ægypti
- 9 Et percutiebat David omnem terram
28- 3 Saül abstulit magos et ariolos de terra
- 9 Eraserit magos et ariolos de terra
-13 Deos vidi ascendentes de terra
-14 Inclinavit se super faciem suam in terra
-20 Saül cecidit porrectus in terram
-23 Surrexit de terra, et sedit super lectum
29-11 Et reverterentur ad terram Philisthiim
30-16 Super faciem universæ terræ
Spoliis quæ ceperant de terra Philisthiim
31- 9 Et miserunt in terram Philisthinorum
2 *Reg* 2-22 Ne compellar confodere te in terram
3-12 Pro se dicentes: Cujus est terra?
4-11 Et auferam vos de terra?
5- 6 Ad Jebusæum habitatorem terræ
7- 6 Qua eduxi filios Israël de terra Ægypti
- 9 Juxta nomen magnorum qui sunt in terra
-23 Gens in terra, propter quam ivit Deus
Magnalia et horribilia super terram
8- 2 Mensus est eos funiculo, coæquans terræ
9-10 Operare igitur ei terram tu, et filii tui
10- 2 Servi David in terram filiorum Ammon
11-11 Super faciem terræ manent
12-16 Ingressus seorsum, jacuit super terram
-17 Cogentes eum ut surgeret de terra
-20 Surrexit ergo David de terra: et lotus
13-31 Et cecidit super terram
14- 4 Cecidit coram eo super terram
- 7 Viro meo nomen, et reliquiæ super terram
-11 Non cadet de capillis filii tui super terram
-14 Et quasi aquæ dilabimur in terram
-20 Ut intelligas omnia super terram
-22 Joab super faciem suam in terram
-33 Adoravit super faciem terræ coram eo
15- 4 Quis me constituat judicem super terram

2 *Reg.* 15-32 Scissa veste, et terra pleno capite
16-13 Mittens lapides... terramque spargens
17-12 Sicut cadere solet ros super terram
-26 Israel cum Absalom in terra Galaad
18- 8 Dispersum super faciem omnis terræ
- 9 Et illo suspenso inter cœlum et terram
-11 Quare non confodisti eum cum terra
-28 Adorans regem coram eo pronus in terram
19- 9 Nunc fugit de terra propter Absalom
20-10 Et effudit intestina ejus in terram
21-14 Filii ejus in terra Benjamin, in latere
Repropitiatus est Deus terræ post hæc
22- 8 Commota est et contremuit terra
-43 Delebo eos ut pulverem terræ
23- 4 Sicut pluviis germinat herba de terra
24- 6 Galaad, et in terram inferiorem Hodsi
- 7 Et omnem terram Hevæi et Chananæi
- 8 Et lustrata universa terra, affuerunt
-13 Veniet tibi fames in terra tua
Tribus diebus erit pestilentia in terra tua
-21 Adoravit regem prono vultu in terram
-25 Et propitiatus est Dominus terræ
3 *Reg.* 1-23 Cumque... adorasset eum pronus in terram
-31 Summissoque Bethsabee in terram vultu
-40 Et insonuit terra a clamore eorum
-52 Non cadet... capillus ejus in terram
2- 2 Ego ingredior viam universæ terræ
4-10 Ipsius erat Socho, et omnis terra Epher
-19 In terra Galaad, in terra Sehon regis
Super omnia quæ erant in illa terra
-21 Regna a flumine terræ Philisthiim
-34 Et ab universis regibus terræ
6- 1 Egressionis filiorum Israël de terra Ægypti
7-46 Fudit ea rex in argillosa terra
8- 9 Cum egrederentur de terra Ægypti
-21 Quando egressi sunt de terra Ægypti
-23 Desuper, et super terram deorsum
-27 Quod vere Deus habitet super terram
-34 Et reduces eos in terram, quam dedisti
-36 Et da pluviam super terram tuam
-37 Fames si oborta fuerit in terra
-40 Quibus vivunt super faciem terræ
-41 Cum venerit de terra longinqua
-43 Discant universi populi terrarum nomen
-46 Captivi ducti fuerint in terram inimicorum
-48 Tota anima sua in terra inimicorum suorum
Oraverint te contra viam terræ suæ
-51 Quos eduxisti de terra Ægypti
-53 Separasti... de universis populis terræ
-54 Utrumque enim genu in terram fixerat
-60 Ut sciant omnes populi terræ
9- 7 Auferam Israël de superficie terræ
- 8 Quare fecit Dominus sic terræ huic?
- 9 Eduxit patres eorum de terra Ægypti
-11 Viginti oppida in terra Galilææ
-13 Et appellavit eas terram Chabul
-18 Et Palmyram in terra solitudinis
-19 In omni terra potestatis suæ
-21 Filios, qui remanserant in terra
-26 In littore maris Rubri, in terra Idumææ
10- 6 Verus est sermo, quem audivi in terra mea
-13 Et abiit in terram suam cum servis suis
-15 Omnes reges Arabiæ, ducesque terræ
-23 Rex Salomon super omnes reges terræ
-24 Universa terra desiderabat vultum
11-18 Cibos constituit, et terram delegavit
-21 Dimitte me, ut vadam in terram meam
-22 Indiges, ut quæras ire ad terram tuam?
12-28 Qui te eduxerunt de terra Ægypti
13-34 Eversa est, et deleta de superficie terræ
14-15 Et evellet Israël de terra bona hac
-24 Sed et effœminati fuerunt in terra
15-12 Et abstulit effœminatos de terra
-20 Omnem scilicet terram Nephthali
17- 7 Non enim pluerat super terram
-14 Daturus est pluviam super faciem terræ
18- 1 Ut dem pluviam super faciem terræ
- 5 Vade in terram ad universos fontes
-42 Pronus in terram posuit faciem suam
20- 7 Vocavit a. rex Israël omnes seniores terræ
-27 Syri autem repleverunt terram
22-36 Revertatur in civitatem et in terram suam
-47 Reliquias effœminatorum.. abstulit de terra
4 *Reg.* 2-15 Adoraverunt eum proni in terram
-19 Sed aquæ pessimæ sunt, et terra sterilis
3-20 Et repleta est terra aquis
-27 Et reversi sunt in terram suam
4-37 Et adoravit super terram : tulitque filium
-38 Erat autem fames in terra, et filii prophetar.
5- 2 Captivam duxerant de terra Israel puellam
- 4 Sic et sic locuta est puella de terra Israel
-15 Non sit alius Deus in universa terra
-17 Tollam onus duorum burdonum de terra
-19 Abiit ergo ab eo electo terræ tempore
6-23 Latrones Syriæ in terram Israel

4 *Reg.* 8- 1 Et veniet super terram septem annis
- 2 Peregrinata est in terra Philisthiim
- 3 Reversa est mulier de terra Philisthiim
- 6 A die qua reliquit terram usque
9-37 Sicut stercus super faciem terræ in agro
10-10 De sermonibus Domini in terram
-33 Omnem terram Galaad, et Gad
11- 3 Porro Athalia regnavit super terram
-14 Omnemque populum terræ lætantem
-18 Ingressusque est omnis populus terræ
-19 Legiones, et omnem populum terræ
-20 Lætatusque est omnis populus terræ
13-18 Rursum dixit ei : Percute jaculo terram
-20 De Moab venerunt in terram in ipso anno
15- 5 Joathan... judicabat populum terræ
-19 Veniebat Phul rex Assyriorum in terram
-20 Et non est moratus in terra
-29 Et universam terram Nephthali
16-15 Holocaustum universi populi terræ
17- 5 Pervagatusque est omnem terram
- 7 Qui eduxerat eos de terra Ægypti
-23 Israel de terra sua in Assyrios
-26 Ignorant legitima Dei terræ
Eo quod ignorent ritum Dei terræ
-27 Et doceat eos legitima Dei terræ
-36 Qui eduxit vos de terra Ægypti
18-25 Ascende ad terram hanc, et demolire
-32 Transferam vos in terram, quæ similis est
terræ vestræ, in terram fructiferam, et
fertilem vini, terram panis et vinearum,
terram olivarum et olei
-33 Numq. liberaverunt dii gentium terram s.
-35 Illi sunt in universis diis terrarum
19- 7 Et revertetur in terram suam, et dejiciam
eum gladio in terra sua
-11 Fecerunt reges Assyriorum universis terris
-15 Tu es Deus solus regum omnium terræ, tu
fecisti cœlum et terram
-17 Dissipaverunt... gentes et terras omnium
-19 Ut sciant omnia regna terræ, quia
-37 Fugeruntque in terram Armeniorum
20-14 De terra longinqua venerunt ad me
21- 8 Commoveri pedem Israël de terra
-24 Percussit autem populus terræ omnes
23-24 Quæ fuerant in terra Juda et Jerusalem
-30 Tulitque populus terræ Joachaz
-33 In Rebla, quæ est in terra Emath
Et imposuit mulctam terræ
-35 Cum indixisset terræ per singulos
Tam argent. quam aurum de populo terræ
24- 7 Ut egrederetur de terra sua
-14 Exceptis pauperibus populi terræ
-15 Et judices terræ duxit in captivitatem
25- 3 Nec erat panis populo terræ
-12 De pauperibus terræ reliquit vinitores
-19 Qui probabat tyrones de populo terræ
-21 Interfecit eos in Reblatha in terra Emath : et
translatus est Juda de terra sua
-22 Qui relictus erat in terra Juda
-24 Manete in terra, et servite regi Babylonis
1 *Par.* 1-10 Nemrod : iste cœpit esse potens in terra
-19 Quia in diebus ejus divisa est terra
-43 Reges, qui imperaverunt in terra Edom
-45 Regnavit pro eo Husam de terra Themanor.
-46 Qui percussit Madian in terra Moab
2-22 Viginti tres civitates in terra Galaad
4-40 Terram latissimam, et quietam, et fertilem
5- 9 Numerum possidebant in terra Galaad
-11 Habitaverunt in terra Basan usque Selcha
-25 Fornicati sunt post deos populorum terræ
6-55 Dederunt igitur eis Hebron in terra Juda
10- 9 Miserunt in terram suam, ut circumferretur
11- 4 Ubi erant Jebusæi habitatores terræ
16-14 In universa terra judicia ejus
-18 Tibi dabo terram Chanaan, funiculum
-23 Cantate Domino, omnis terra : annuntiate
-30 Commoveatur a facie ejus omnis terra
-31 Lætentur cœli, et exultet terra
-33 Domino : quia venit judicare terram
17- 8 Magnorum, qui celebrantur in terra
-21 Populus tuus Israël, gens una in terra
19- 2 Pervenissent in terram filiorum Ammon
- 3 Et investigent, et scrutentur terram tuam
20- 1 Et vastavit terram filiorum Ammon
21-12 Et pestilentiam versari in terra
-16 Stantem inter cœlum et terram
Vestiti ciliciis, proni in terram
-21 Et adoravit eum pronus in terram
22- 2 Omnes proselyti de terra Israël
-18 Et subjecta sit terra coram Domino
27-26 Agricolis, qui exercebant terram, præerat
28- 8 Ut possideatis terram bonam, et relinquatis
29-11 Quæ in cœlo sunt, et in terra, tua sunt
-15 Dies nostri quasi umbra super terram
-30 In Israel sive in cunctis regnis terrarum

2 *Par.* 1- 9 Tam innumerabilis est, quam pulvis terræ
2-12 Deus Israël, qui fecit cœlum et terram
-17 Viros proselytos, qui erant in terra Israel
4-17 Fudit ea rex in argillosa terra
6- 5 Eduxi populum meum de terra Ægypti
-14 Non est similis tui Deus in cœlo et in terra
-18 Deus cum hominibus super terram
-25 Reduc eos in terram, quam dedisti eis
-27 Da pluviam terræ, quam dedisti populo
-28 Fames si orta fuerit in terra
-31 Quibus vivunt super faciem terræ
-32 Si venerit de terra longinqua
-33 Ut sciant omnes populi terræ nomen tuum
-36 Duxerint eos in terram longinquam
-37 Et conversi in corde suo, in terra
Deprecati te fuerint in terra captivitatis suæ
-38 In terra captivitatis suæ, ad quam ducti
sunt, adorabunt te contra viam terræ suæ
7- 3 Proni in terram super pavimentum
-13 Et præcepero locustæ, ut devoret terram
-14 Et sanabo terram eorum
-20 Evellam vos de terra mea, quam dedi vobis
-21 Quare fecit Dominus sic terræ huic
-22 Qui eduxit eos de terra Ægypti
8- 6 Et in universa terra potestatis suæ
-17 In Aïlath... quæ est in terra Edom
9- 5 Sermo, quem audieram in terra mea
-11 Nunquam visa sunt in terra Juda
-12 Abiit in terram suam cum servis suis
-14 Reges Arabiæ, et satrapæ terrarum
-22 Salomon super o. reges terræ præ divitiis
-23 Omnesque reges terrarum desiderabant
-26 Usque ad terram Philisthinorum
12- 8 Et servitutis regni terrarum
13- 9 Sicut omnes populi terrarum
14- 1 In cujus diebus quievit terra annis decem
15- 5 In cunctis habitatoribus terrarum
- 8 Et abstulit idola de omni terra Juda
16- 9 Contemplantur universam terram
17- 2 Præsidia quæ disposuit in terra Juda
-10 Pavor Domini super omnia regna terrarum
19- 3 Quod abstuleris lucos de terra Juda
- 5 Constituitque judices terræ in cunctis civit.
20- 7 Interfecisti omnes habitatores terræ hujus
-18 Ceciderunt proni in terram coram Domino
-29 Pavor Do. super universa regna terrarum
21-17 Et ascenderunt in terram Juda
22-12 Quibus regnavit Athalia super terram
23-13 Omnemque populum terræ gaudentem
-20 Principes populi, et omne vulgus terræ
-21 Lætatusque est omnis populus terræ
26-21 Joatham... judicabat populum terræ
30- 9 Et revertentur in terram hanc
-10 Per terram Ephraïm et Manasse
-25 Proselytorum quoque de terra Israël
32- 4 Et rivum qui fluebat in medio terræ
-13 Quæ ego fecerim.. cunctis terrarum populis
Dii gentium omniumque terrarum
-19 Sicut adversum deos populorum terræ
-21 Reversusq. est cum ignominia in terram s.
-31 De portento, quod acciderat super terram
33- 8 De terra, quam tradidi patribus eorum
34- 7 Demolitus esset de universa terra Israël
- 8 Mundata jam terra, et templo Domini
36- 1 Tulit ergo populus terræ Joachaz
- 3 Condemnavit terram centum talentis
-21 Et celebraret terra sabbata sua
-23 Omnia regna terræ dedit mihi Dominus
1 *Esdr.* 1- 2 Omnia règna terræ dedit mihi Dominus
3- 3 Deterrentibus eos... populis terrarum
4- 4 Ut populus terræ impediret manus populi
5-11 Nos sumus servi Dei cœli et terræ
6-21 Coinquinatione gentium terræ ad eos
9- 1 A populis terrarum, et abominationibus
- 2 Semen sanctum cum populis terrarum
- 7 In manum regum terrarum, et in gladium
-11 Terra, ad quam vos ingredimini ut possi-
deatis eam, terra immunda est
Populorum, cæterarumque terrarum
-12 Et comedatis quæ bona sunt terræ
10- 2 Uxores alienigenas de populis terræ
-11 Et separamini a populis terræ
2 *Esdr.* 4- 4 In despectionem in terra captivitatis
5-14 Ut essem dux in terra Juda
8- 6 Adoraverunt Deum proni in terram
9- 6 Terram, et universa quæ in ea sunt
- 8 Ut dares ei terram Chananæi, Hethæi
-10 Et in omni populo terræ illius
-15 Ut ingrederentur et possiderent terram
-22 Possederunt terram Sehon, et terram regis
Hesebon, et terram Og regis Basan
-23 Adduxisti eos ad terram, de qua dixeras
-24 Venerunt filii, et possederunt terram
Coram eis habitatores terræ Chananæos
Et reges eorum, et populos terræ

2 *Esdr.* 9-30 Tradidisti eos in manu populorum terrarum
-35 Et in terra latissima et pingui
-36 Et terra, quam dedisti patribus nostris
10-28 Qui se separaverunt de populis terrarum
-30 Daremus filias nostras populo terræ
-31 Populi quoque terræ, qui important
-35 Ut afferremus primogenita terræ nostræ
-37 Et decimam partem terræ nostræ, Levitis
Tobiæ. 3- 9 Non videamus filium aut filiam sup. terram
-15 Aut certe desuper terram eripias me
8- 7 Benedicant te cœli et terræ, mareque
- 8 Tu fecisti Adam de limo terræ
-19 Quia tu es Deus solus in universa terra
12-16 Ceciderunt super terram in faciem suam
13- 7 In terra captivitatis meæ confitebor illi
-13 Et omnes fines terræ adorabunt te
-14 Terram tuam in sanctificationem habebunt
14- 6 Fratres nostri, qui dispersi sunt a terra Israël
- 7 Omnis autem deserta terra ejus replebitur
- 9 Gaudebunt in ea omnes reges terræ
-17 Et cunctis habitantibus in terra
Judith. 1- 9 Ad Jerusalem et omnem terram Jesse
-12 Indignatus... adversus omnem terram illam
2- 3 Ut omnem terram suo subjugaret imperio
-11 Qui cooperuerunt faciem terræ
-13 Et ad Austrum terræ Cellon
-18 Super omnes inhabitantes terram
3- 7 Civitatem, et omnem inhabitantem terram
-13 Ut omnes deos terræ exterminaret
-14 Venit ad Idumæos in terram Gabaa
4- 1 Filii Israel, qui habitabant in terra Juda
5- 7 Qui erant in terra Chaldæorum
- 9 Cumque operuisset omnem terram fames
-10 Percussit totam terram Ægypti plagis
-20 Et terras eorum, et civitates eorum
-22 Captivi abducti sunt in terram non suam
-25 Erimus in opprobrium universæ terræ
-29 Nabuchodonosor deus terræ est
6- 4 Dominus sit universæ terræ
-15 Domine Deus cœli et terræ, intuere
7- 4 Prostraverunt se super terram, mittentes
-17 Contestamur hodie cœlum et terram
10-20 Prosternens se super terram
11- 5 Vivit enim Nabuchodonosor rex terræ
-19 Non est talis mulier super terram
-21 Nomen t. nominabitur in universa terra
13-23 Præ omnibus mulieribus super terram
-24 Dominus, qui creavit cœlum et terram
-29 Cecidit in faciem suam super terram
14-14 Tabefactum jacere super terram
-16 Ecce enim Holofernes jacet in terra
16-25 Præclarior erat universæ terræ Israël
Esth. 8-13 Ut in omnibus terris ac populis
10- 1 Omnem terram, et cunctas maris insulas
11- 5 Terræ motus, et conturbatio super terram
- 8 Et ingens formido super terram
13- 4 Indicavit mihi in toto orbe terrarum
-10 Tu fecisti cœlum et terram
Job. 1- 1 Vir erat in terra Hus, nomine Job
- 7 Circuivi terram, et perambulavi eam
- 8 Job, quod non sit ei similis in terra
-10 Et possessio ejus crevit in terra
-20 Corruens in terram, adoravit
2- 2 Circuivi terram, et perambulavi eam
- 3 Job, quod non sit ei similis in terra
-13 Sederunt cum eo in terra septem diebus
3-14 Cum regibus et consulibus terræ
5- 6 Nihil in terra sine causa fit
-10 Qui dat pluviam super faciem terræ
-22 Et bestias terræ non formidabis
-23 Et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi
-25 Et progenies tua quasi herba terræ
7- 1 Militia est vita hominis super terram
8- 9 Sicut umbra dies nostri sunt super terram
-19 Ut rursum de terra alii germinentur
9- 6 Qui commovet terram de loco suo
-24 Terra data est in manus impii
10-21 Antequam vadam... ad terram tenebrosam
-22 Terram miseriæ et tenebrarum
11- 9 Longior terra mensura ejus
12- 8 Loquere terræ, et respondebit tibi
-15 Si emiserit eas, subvertent terram
-24 Immutat cor principum populi terræ
14- 8 Si senuerit in terra radix ejus
-19 Alluvione paulatim terra consumitur
15-19 Quibus solis data est terra
-29 Nec mittet in terra radicem suam
16-14 Et effudit in terra viscera mea
-19 Terra, ne operias sanguinem meum
18- 4 Numquid propter te derelinquetur terra?
-10 Abscondita est in terra pedica ejus
-17 Memoria illius pereat de terra
19-25 In novissimo die de terra surrecturus sum
20- 4 Ex quo positus est homo super terram
-27 Et terra consurget adversus eum

Job. 22- 8 In fortitudine... possidebas terram
-24 Dabit pro terra silicem, et pro silice
24- 4 Oppresserunt pariter mansuetos terræ
-18 Maledicta sit pars ejus in terra
26- 7 Et appendit terram super nihilum
27-16 Si comportaverit quasi terram argentum
28- 2 Ferrum de terra tollitur: et lapis
- 5 Terra, de qua oriebatur panis in loco suo
-13 Nec invenitur in terra suaviter viventium
29-24 Lux vultus mei non cadebat in terram
30- 6 In cavernis terræ, vel super glaream
- 8 Et in terra penitus non parentes
31-38 Si adversum me terra mea clamat
34-13 Quem constituit alium super terram?
35-11 Qui docet nos super jumenta terræ
37- 3 Et lumen illius super terminos terræ
- 6 Præcipit nivi ut descendat in terram
-12 Super faciem orbis terrarum
-13 Sive in una tribu, sive in terra sua
-17 Cum perflata fuerit terra Austro
38- 4 Quando ponebam fundamenta terræ
-13 Et tenuisti concutiens extrema terræ
-18 Numquid considerasti latitudinem terræ?
-24 Dividitur æstus super terram
-26 Ut plueret super terram absque homine
-32 Vesperum super filios terræ consurgere
-33 Et pones rationem ejus in terra
-38 Quando fundebatur pulvis in terra
39- 6 Tabernacula ejus in terra salsuginis
-14 Quando derelinquit ova sua in terra
-21 Terram ungula fodit, exultat audacter
-24 Fervens et fremens sorbet terram
41-24 Non est super terram potestas quæ compar.
42-15 Sicut filiæ Job in universa terra
Psal. 1- 4 Quem projicit ventus a facie terræ
2- 2 Astiterunt reges terræ, et principes
- 8 Possessionem tuam terminos terræ
-10 Erudimini, qui judicatis terram
7- 6 Et conculcet in terra vitam meam
8- 2 Admirabile est nomen t. in universa terra
-10 Admirabile est nomen t. in universa terra
9- 9 Ipse judicabit orbem terræ in æquitate
H. 10-16 Peribitis, gentes, de terra illius
-18 Magnificare se homo super terram
11- 7 Argentum... probatum terræ, purgatum
15- 3 Sanctis, qui sunt in terra ejus, mirificavit
16-11 Oculos suos statuerunt declinare in terram
-14 A paucis de terra divide eos in vita eorum
17- 8 Commota est, et contremuit terra
-16 Revelata sunt fundamenta orbis terrarum
18- 5 In omnem terram exivit sonus eorum: et in fines orbis terræ verba eorum
20-11 Fructum eorum de terra perdes
21-28 Convertentur ad Do. universi fines terræ
-30 Adoraverunt omnes pingues terræ
Cadent omnes qui descendunt in terram
23- 1 Domini est terra, et plenitudo ejus: orbis terrarum, et universi
24-13 Et semen ejus hæreditabit terram
26-13 Bona Domini in terra viventium
32- 5 Misericordia Domini plena est terra
- 8 Timeat Dominum omnis terra
-14 Respexit super omnes, qui habitant terram
33-17 Ut perdat de terra memoriam eorum
34-20 Et in iracundia terræ loquentes
36- 3 Inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus
- 9 Ipsi hæreditabunt terram
-11 Mansueti autem hæreditabunt terram
-22 Benedicentes ei hæreditabunt terram
-29 Justi autem hæreditabunt terram
-34 Exaltabit te, ut hæreditate capias terram
40- 3 Beatum faciat eum in terra: et non tradat
41- 7 Memor ero tui de terra Jordanis
43- 4 Nec e. in gladio suo possederunt terram
-25 Conglutinatus est in terra venter noster
44-17 Constitues eos principes super om. terram
45- 3 Non timebimus dum turbabitur terra
- 7 Dedit vocem suam, mota est terra
- 9 Quæ posuit prodigia super terram
-10 Auferens bella usque ad finem terræ
-11 In gentibus, et exaltabor in terra
46- 3 Rex magnus super omnem terram
- 8 Quoniam rex omnis terræ Deus
-10 Dii fortes terræ vehementer elevati sunt
47- 3 Exultatione universæ terræ mons Sion
- 5 Ecce reges terræ congregati sunt
-11 Sic et laus tua in fines terræ
48-12 Vocaverunt nomina sua in terris suis
49- 1 Dominus locutus est: et vocavit terram
- 4 Et terram discernere populum suum
-12 Meus est enim orbis terræ, et plenitudo
51- 7 Et radicem tuam de terra viventium
56- 6 Et in omnem terram gloria tua
-12 Et super omnem terram gloria tua
57- 3 In terra injustitias manus vestræ concinn.

Psal. 57-12 Utique est Deus judicans eos in terra
58-14 Dominabitur: Jacob et finium terræ
59- 4 Commovisti terram, et conturbasti eam
60- 3 A finibus terræ ad te clamavi
62- 3 In terra deserta, et invia, et inaquosa
-10 Introibunt in inferiora terræ
64- 6 Spes omnium finium terræ, et in mari
-10 Visitasti terram, et inebriasti eam
65- 1 Jubilate Deo, omnis terra
- 4 Omnis terra adoret te, et psallat tibi
66- 3 Ut cognoscamus in terra viam tuam
- 5 Et gentes in terra dirigis
- 7 Terra dedit fructum suum
- 8 Et metuant eum omnes fines terræ
67- 9 Terra mota est, etenim cœli distillaverunt
-33 Regna terræ, cantate Deo: psallite
68-35 Laudent illum cœli et terra, mare
70-20 De abyssis terræ iterum reduxisti me
71- 6 Sicut stillicidia stillantia super terram
- 8 Usque ad terminos orbis terrarum
- 9 Et inimici ejus terram lingent
-11 Et adorabunt eum omnes reges terræ
-16 Firmamentum in terra in summis montium
Florebunt de civitate sicut fœnum terræ
-17 Benedicentur in ipso omnes tribus terræ
-19 Et replebitur majestate ejus omnis terra
72- 9 Et lingua eorum transivit in terra
-25 Et a te quid volui super terram
73- 7 In terra polluerunt tabernaculum
- 8 Omnes dies festos Dei a terra
-12 Operatus est salutem in medio terræ
-17 Tu fecisti omnes terminos terræ
-20 Obscurati sunt terræ domibus iniquitatum
74- 4 Liquefacta est terra, et omnes qui habitant
- 9 Bibent omnes peccatores terræ
75- 9 Fecisti judicium: terra tremuit, et quievit
-10 Ut salvos faceret omnes mansuetos terræ
-13 Terribili apud reges terræ
76-19 Illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ: commota est et contremuit terra
77-12 Fecit mirabilia in terra Ægypti
-51 Omne primogenitum in terra Ægypti
-54 Et sorte divisit eis terram in funiculo
-69 Unicornium sanctificium suum in terra
78- 2 Carnes sanctorum tuorum, bestiis terræ
79-10 Plantasti radices ejus, et implevit terram
80- 6 Posuit illud, cum exiret de terra Ægypti
-11 Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti
81- 5 Movebuntur omnia fundamenta terræ
- 8 Surge, Deus, judica terram
82-11 Facti sunt ut stercus terræ
-19 Tu solus Altissimus in omni terra
84- 2 Benedixisti, Domine, terram tuam
-10 Ut inhabitet gloria in terra nostra
-12 Veritas de terra orta est: et justitia
-13 Et terra nostra dabit fructum suum
87-13 Et justitia tua in terra oblivionis
88-12 Tui sunt cœli, et tua est terra, orbem terræ et plenitudinem ejus tu fundasti
-28 Ponam illum excelsum præ regibus terræ
-40 Profanasti in terra sanctuarium ejus
-45 Sedem ejus in terram collisisti
89- 2 Priusquam... formaretur terra, et orbis
92- 1 Quando fundata est terra
Etenim firmavit orbem terræ
93- 2 Exaltare, qui judicas terram, redde
94- 4 In manu ejus sunt omnes fines terræ
95- 1 Cantate Domino, omnis terra
- 9 Commoveatur a facie ejus universa terra
-10 Etenim correxit orbem terræ
-11 Lætentur cœli, et exultet terra
-13 Quoniam venit judicare terram
Judicabit orbem terræ in æquitate
96- 1 Quando terra ejus restituta est
Dominus regnavit, exultet terra
- 4 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ: vidit, et commota est terra
- 5 (*Fluxit*) a facie Domini omnis terra
- 9 Dominus altissimus super omnem terram
97- 3 Viderunt omnes termini terræ salutare
- 4 Jubilate Deo, omnis terra: cantate
- 7 Orbis terrarum, et qui habitant in eo
- 9 Quoniam venit judicare terram
Judicabit orbem terrarum in justitia
98- 1 Qui sedet super cherubim, moveatur terra
99- 1 Jubilate Deo, omnis terra: servite Domino.
100- 6 Oculi mei ad fideles terræ, ut sedeant
- 8 Interficiebam omnes peccatores terræ
101-15 Et terræ ejus miserebuntur
-16 Et omnes reges terræ gloriam tuam
-20 Dominus de cœlo in terram aspexit
-26 Initio tu, Domine, terram fundasti
102-11 Secundum altitudinem cœli a terra
103- 5 Qui fundasti terram super stabilitatem
- 9 Neque convertentur operire terram

Psal. 103-13 De fructu operum tuorum satiabitur terra
-14 Ut educas panem de terra
-24 Impleta est terra possessione tua
-30 Creabuntur : et renovabis faciem terræ
-32 Respicit terram, et facit eam tremere
-35 Deficiant peccatores a terra, et iniqui
104- 7 In universa terra judicia ejus
-11 Dicens : Tibi dabo terram Chanaan
-16 Et vocavit famem super terram
-23 Jacob accola fuit in terra Cham
-27 Posuit..verba.. prodigiorum in terra Cham
-30 Edidit terra eorum ranas
-32 Ignem comburentem in terra ipsorum
-35 Comedit omne fœnum in terra eorum : et comedit omnem fructum terræ eorum
-36 Percussit omne primogenitum in terra eor.
105-17 Aperta est terra, et deglutivit Dathan
-22 Mirabilia in terra Cham : terribilia
-24 Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem
-38 Et infecta est terra in sanguinibus
106-34 Terram fructiferam in salsuginem
-35 Terram sine aqua in exitus aquarum
107- 6 Super omnem terram gloria tua
108-15 Dispereat de terra memoria eorum
109- 6 Conquassabit capita in terra multorum
111- 2 Potens in terra erit semen ejus
112- 6 Humilia respicit in cœlo et in terra
- 7 Suscitans a terra inopem, et de stercore
113- 7 A facie Domini mota est terra
-15 A Domino, qui fecit cœlum et terram
-16 Terram autem dedit filiis hominum
118-19 Incola ego sum in terra : non abscondas
-64 Misericordia tua, Domine, plena est terra
-87 Paulo minus consummaverunt me in terra
-90 Fundasti terram, et permanet
-119 Reputavi omnes peccatores terræ
120- 2 A Domino, qui fecit cœlum et terram
123- 8 Domini, qui fecit cœlum et terram
133- 3 Benedicat te... qui fecit cœlum et terram
134- 6 Dominus fecit in cœlo, in terra, in mari
- 7 Educens nubes ab extremo terræ
-12 Et dedit terram eorum hæreditatem
135- 6 Qui firmavit terram super aquas
-21 Et dedit terram eorum hæreditatem
136- 4 Canticum Domini in terra aliena
137- 4 Confiteantur tibi... omnes reges terræ
138-15 Substantia mea in inferioribus terræ
139-12 Vir linguosus non dirigetur in terra
140- 7 Crassitudo terræ erupta est super terram
141- 6 Portio mea in terra viventium
142- 3 Humiliavit in terra vitam meam
- 6 Anima mea sicut terra sine aqua tibi
-10 Deducet me in terram rectam
145- 4 Et revertetur in terram suam
- 6 Qui fecit cœlum et terram, mare et omnia
146- 6 Humilians a. peccatores usque ad terram
- 8 Operit cœl. nubib. : et parat terræ pluviam
147-15 Qui emittit eloquium suum terræ
148- 7 Laudate Dominum de terra, dracones
-11 Reges terræ, et omnes populi : principes et omnes judices terræ
-14 Confessio ejus super cœlum et terram
Prov. 2-21 Qui e. recti sunt, habitabunt in terra
-22 Impii vero de terra perdentur
3-19 Dominus sapientia fundavit terram
8-23 Ex antiquis antequam terra fieret
-26 Adhuc terram non fecerat, et flumina, et cardines orbis terræ
-29 Quando appendebat fundamenta terræ
-31 Ludens in orbe terrarum : et deliciæ meæ
10-30 Impii autem non habitabunt super terram
11-31 Si just. in terra recipit: quanto magis impius
12-11 Qui operatur terram suam, satiabitur
17-24 Oculi stultorum in finibus terræ
21-19 Melius est habitare in terra deserta
25- 3 Cœlum sursum, et terra deorsum
-25 Et nuntius bonus de terra longinqua
28- 2 Propter peccata terræ multi principes ejus
-19 Qui operatur terram suam, satiabitur
29- 4 Rex just. erigit terram, vir avarus destruet
30- 4 Quis suscitavit omnes terminos terræ?
-14 Ut comedat inopes de terra, et pauperes
-16 Et terra, quæ non satiatur aqua
-21 Per tria movetur terra, et quartum
-24 Quatuor sunt minima terræ, et ipsa sunt sap.
31-23 Quando sederit cum senatoribus terræ
Eccle. 1- 4 Terra autem in æternum stat
3-20 De terra facta sunt, et in terram pariter revertuntur
5- 1 Deus enim in cœlo, et tu super terram
- 8 Universæ terræ rex imperat servienti
7-21 Non est enim homo justus in terra
8-14 Alia vanitas, quæ fit super terram
-16 Distensionem quæ versatur in terra
10- 7 Ambulantes super terram quasi servos

Eccle. 10-16 Væ tibi, terra, cujus rex puer est
-17 Beata terra, cujus rex nobilis est
11- 2 Ignoras quid futurum sit mali super terram
- 3 Imbrem super terram effundent
12- 7 Et revertatur pulvis in terram suam
Cant. 2-12 Flores apparuerunt in terra nostra
Vox turturis audita est in terra nostra
Sap. 1- 1 Diligite justitiam, qui judicatis terram
- 7 Spiritus Domini replevit orbem terrarum
-14 Sanabiles fecit nationes orbis terrarum
Nec inferorum regnum in terra
2-24 Mors introivit in orbem terrarum
5-21 Pugnabit cum illo orbis terrarum
-24 Perducet omnem terram iniquitas illorum
6- 2 Intelligite, discite, judices finium terræ
-26 Sanitas est orbis terrarum
7- 3 In similiter factam decidi terram
-17 Ut sciam dispositionem orbis terrarum
9- 3 Ut disponat orbem terrarum in æquitate
- 9 Affuit tunc cum orbem terrarum faceres
-16 Difficile æstimamus quæ in terra sunt
-18 Semitæ eorum qui sunt in terris
10- 1 Formatus est a Deo pater orbis terrarum
- 4 Cum aqua deleret terram, sanavit
- 7 Fumigabunda constat deserta terra
11-18 Creavit orbem terrarum ex materia invisa
-23 Sic est ante te orbis terrarum
Roris antelucani, quæ descendit in terram
12- 3 Antiquos inhabitatores terræ sanctæ tuæ
- 7 Quæ tibi omnium charior est terra
13- 2 Rectores orbis terrarum deos putaverunt
14- 6 Spes orbis terrarum ad ratem confugiens
-14 Supervacuitas.. advenit in orbem terrarum
15- 7 Sed et figulus mollem terram premens
- 8 Qui paulo ante de terra factus fuerat
-10 Et terra supervacua spes illius
-13 Qui ex terræ materia fragilia vasa... fingit
16-19 Ut iniquæ terræ nationem exterminaret
17-19 Orbis terrarum limpido illuminabatur lum.
18-15 In mediam exterminii terram prosilivit
-16 Usque ad cœlum attingebat stans in terra
-24 Totus erat orbis terrarum
19- 7 Et ex aqua... terra arida apparuit
-10 Pro natione animalium eduxit terra muscas
-18 Natantia, in terram transibant
Eccli. 1- 2 Altitudinem cœli, et latitudinem terræ
2-14 Peccatori terram ingredienti duabus viis
10- 4 In manu Dei potestas terræ
- 9 Quid superbit terra et cinis ?
-19 Terras gentium evertit Dominus
-20 Cessare fecit memoriam ejus a terra
16-18 Cœli cœlorum, abyssus, et universa terra
-19 Et colles, et fundamenta terræ
-30 Post hæc Deus in terram respexit
17- 1 Deus creavit de terra hominem
- 3 Potestatem eorum quæ sunt super terram
-19 Convertet in interiores partes terræ
-31 Et omnes homines terra et cinis
20-30 Qui operatur terram suam, inaltabit
24- 6 Et sicut nebula texi omnem terram
- 9 In omni terra steti : et in omni populo
-45 Penetrabo omnes inferiores partes terræ
33-10 Ex terra, unde creatus est Adam
36-19 Sciant omnes qui habitant terram
37-10 Ne forte mittat sudem in terram
38- 4 Altissimus creavit de terra medicamenta
- 8 Pax enim Dei super faciem terræ
39- 5 In terram alienigenarum gentium
-29 Quomodo... siccata est terra
-37 Et super terram in necessitatem
40- 3 Usque ad humiliatum in terra et cinere
-11 Quæ de terra sunt, in terram convertentur
41-13 Quæ de terra sunt, in terram convertentur
43- 3 In Meridiano exurit terram
-18 Vox tonitrui ejus verberabit terram
-21 Gelu sicut salem effundet super terram
44-18 Ideo dimissum est reliquum terræ
-22 Crescere illum quasi terræ cumulum
-23 A flumine usque ad terminos terræ
45-25 Primitias frugum terræ divisit illi
-27 In terra gentes non hæreditabit
46-10 In terram, quæ manat lac et mel
-11 Ut ascenderet in excelsum terræ locum
23- Exaltavit vocem suam de terra
47-16 Et terram retexit anima tua
-18 In.. interpretationibus, miratæ sunt terræ
-30 Valde averterunt illos a terra sua
48-16 Usque dum ejecti sunt de terra sua, et dispersi sunt in omnem terram
49-16 Nemo natus est in terra qualis Henoc : nam et ipse receptus est a terra
50-19 Et ceciderunt in faciem super terram
-24 Qui magna fecit in omni terra
51-13 Exaltasti super terram habitationem meam
Isai. 1- 2 Audite, cœli ; et auribus percipe, terra

Isai. 1- 7 Terra vestra deserta, civitates vestræ
-19 Si volueritis... bona terræ comedetis
2- 7 Repleta est terra argento et auro
- 8 Et repleta est terra ejus equis
Et repleta est terra ejus idolis
-19 Et introibunt... et in voragines terræ
Cum surrexerit percutere terram
-21 Cum surrexerit percutere terram
3-26 Et desolata in terra sedebit
4- 2 Et fructus terræ sublimis, et exultatio
5- 8 Habitabitis vos soli in medio terræ ?
-26 Et sibilabit ad eum de finibus terræ
-30 Aspiciemus in terram, et ecce tenebræ
6- 3 Plena est omnis terra gloria ejus
-11 Et terra relinquetur deserta
-12 Quæ derelicta fuerat in medio terræ
7-18 Sibilabit Do...et api, quæ est in terra Assur
-22 Omnis qui relictus fuerit in medio terræ
-24 Vepres e. et spinæ erunt in universa terra
8- 8 Implens latitudinem terræ tuæ
- 9 Et audite, universæ procul terræ
-22 Ad terram intuebitur, et ecce tribulatio
9- 1 Primo tempore alleviata est terra Zabulon, et terra Nephthali
-19 Conturbata est terra, et erit populus
10-14 Sic universam terram ego congregavi
-23 Deus exercit. faciet in medio omnis terræ
11- 4 Arguet in æquitate pro mansuetis terræ : et percutiet terram virga oris sui
- 9 Repleta est terra scientia Domini
-12 Juda colliget a quatuor plagis terræ
-16 In die illa, qua ascendit de terra Ægypti
12- 5 Annuntiate hoc in universa terra
13- 5 Venientibus de terra procul
Ut disperdat omnem terram
- 9 Ad ponendam terram in solitudinem
-13 Et movebitur terra de loco suo
-14 Et singuli ad terram suam fugient
14- 2 Possidebit eos domus Israël super terram
- 7 Conquievit et siluit omnis terra
- 9 Principes terræ surrexerunt de soliis suis
-12 Corruisti in terram, qui vulnerabas
-16 Numq. iste est vir qui conturbavit terram ?
-20 Tu enim terram tuam disperdidisti
-21 Non consurgent, nec hæreditabunt terram
-25 Ut conteram Assyrium in terra mea
-26 Quod cogitavi super omnem terram
15- 9 His qui fugerint... et reliquiis terræ
16- 1 Emitte Agnum, Dom., dominatorem terræ
- 4 Defecit qui conculcabat terram
18- 1 Væ terræ cymbalo alarum, quæ est
- 2 Cujus diripuerunt flumina terram ejus
- 3 Habitatores orbis, qui moramini in terra
- 6 Avibus montium, et bestiis terræ
Bestiæ terræ super illum hyemabunt
19-17 Erit terra Juda Ægypto in pavorem
-18 Erunt quinque civitates in terra Ægypti
-19 Altare Domini in medio terræ Ægypti
-20 Domino exercituum in terra Ægypti
-24 Benedictio in medio terræ
21- 1 De deserto venit, de terra horribili
- 9 Sculptilia... contrita sunt in terram
-14 Ferte aquam, qui habitatis terram Austri
22-18 Mittet te in terram latam et spatiosam
23- 1 De terra Cethim revelatum est eis
- 8 Principes, institores ejus inclyti terræ
- 9 Deduceret universos inclytos terræ
-10 Transi terram tuam quasi flumen
-13 Terra Chaldæorum talis populus non fuit
-17 Fornicabitur cum universis regnis terræ super faciem terræ
24- 1 Ecce Dominus dissipabit terram
- 3 Dissipatione dissipabitur terra
- 4 Luxit, et defluxit terra, et infirmata est
Infirmata est altitudo populi terræ
- 5 Terra infecta est ab habitatoribus suis
- 6 Maledictio vorabit terram, et peccabunt
-11 Translatum est gaudium terræ
-13 Quia hæc erunt in medio terræ, in medio
-16 A finibus terræ laudes audivimus, gloriam
-17 Et laqueus super te, qui habitator es terræ
-18 Et concutientur fundamenta terræ
-19 Confractione confringetur terra, contritione conteretur terra, commotione commovebitur terra
-20 Agitatione agitabitur terra sicut ebrius
-21 Super reges terræ, qui sunt super terram
25- 8 Opprobr. populi s. auferet de universa terra
-12 Detrahentur in terram usque ad pulverem
26- 1 Cantabitur canticum istud in terra Juda
- 5 Humiliabit eam usque ad terram, detrahet
- 9 Cum feceris judicia tua in terra
-10 In terra sanctor. iniqua gessit et non videbit
-15 Indulsisti genti.. elongasti omnes terminos terræ

Isai. 26-18 Salutes non fecimus in terra, ideo non ceciderunt habitatores terræ
-19 Terram gigantum detrahes in ruinam
-21 Ut visitet iniquitatem habitatoris terræ
Revelabit terra sang. suum, et non operiet
27-13 Venient qui perditi fuerant de terra Assyriorum, et qui ejecti erant in terra Ægy.
28- 2 Impetus aquarum... emissarum super terram spatiosam
-22 Abbreviationem audivi..super univ. terram
29- 4 Humiliaberis, de terra loqueris
Et erit quasi pythonis de terra vox tua
- 6 Visitabitur in tonitruo et commotione terræ
30- 6 In terra tribulationis et angustiæ leæna
-23 Dabitur pluvia semini tuo, ubicumque seminaveris in terra
Et panis frugum terræ erit uberrimus
-24 Tauri tui, et pulli asin. qui operantur terram
32- 2 Umbra petræ prominentis in terra deserta
33- 9 Luxit, et elanguit terra : confus. est Libanus
-17 Videbunt oculi ej., cernent terram de longe
34- 1 Audiat terra, et plenitudo ejus; orbis
- 6 Et interfectio magna in terra Edom
- 7 Inebriabitur terra eorum sanguine
- 9 Et erit terra ejus in picem ardentem
36-10 Ascendi ad terram istam, ut disperderem
Ascende sup. terram istam, et disperde eam
-17 Et tollam vos ad terram, quæ est ut terra vestra, terram frumenti et vini, terram panum et vinearum
-18 Numquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam
-20 Quis est ex omnibus diis terrarum istarum, qui eruerit terram suam de manu mea
37- 7 Et revertetur ad terram suam
Corruere eum faciam gladio in terra sua
-11 Omnibus terris, quas subverterunt
-16 Tu es Deus solus omnium regnorum terræ, tu fecisti cœlum et terram
-18 Dom., desertas fecerunt reges Assyr. terras
-20 Cognoscant om. regna terræ quia tu es Do.
-38 Percusserunt eum.. fugeruntque in terram Ararat
38-11 Non videbo Dom. Deum in terra viventium
39- 3 De terra longinqua venerunt ad me, de Bab.
40-12 Quis appendit tribus digitis molem terræ
-21 Numquid non intellexistis fundamenta terræ
-22 Qui sedet super gyrum terræ, et habitatores
-23 Quasi non sint, judices terræ velut inane fecit
-24 Neque radicatus in terra truncus eorum
-28 Sempiternus Do., qui creavit terminos terræ
41- 5 Et timuerunt, extrema terræ obstupuerunt
- 9 In quo apprehendi te ab extremis terræ
-18 Ponam... terram inviam in rivos aquarum
42- 4 Donec ponat in terra judicium
- 5 Firmans terram, et quæ germinant ex ea
-10 Cantic. novum, laus ejus ab extremis terræ
44-23 Jubilate, extrema terræ : resonate, montes
-24 Solus, stabiliens terram, et nullus mecum
45- 2 Ante te ibo : et gloriosos terræ humiliabo
- 8 Aperiatur terra, et germinet Salvatorem
- 9 Væ qui contradicit... testa de samiis terræ
-12 Ego feci terram, et hominem super eam
-18 Ipse Deus formans terram, et faciens eam
-19 Locutus sum in loco terræ tenebroso
-22 Et salvi eritis, omnes fines terræ
46-11 Et de terra longinqua virum voluntatis meæ
47- 1 Virgo filia Babylon, sede in terra
48-13 Manus quoque mea fundavit terram
-20 Efferte illud usque ad extrema terræ
49- 6 Ut sis salus mea usque ad extremum terræ
- 8 Ut suscitares terram, et possideres hæredit.
-12 Ab Aquilone, et mari, et isti de terra Austr.
-13 Laudate, cœli, et exulta, terra : jubilate
-19 Solitudines tuæ, et terra ruinæ tuæ
-23 Vultu in terram demisso adorabunt te
51- 6 Levate in cœlum oculos vestros, et videte sub terra
Et terra sicut vestimentum atteretur
-13 Qui tetendit cœlos, et fundavit terram
-16 Protexi te ut plantes cœlos, et fundes terram
-23 Posuisti ut terram corpus t., et quasi viam
52-10 Videbunt omnes fines terræ salutare Dei n.
53- 2 Sicut virgultum... et sicut radix de terra
- 8 Qui abscissus est de terra viventium
54- 5 Sanctus Israël, Deus omnis terræ vocabitur
- 9 Ne inducerem aquas Noë ult. supra terram
55- 9 Sicut exaltantur cœli a terra, sic exaltatæ s.
-10 Sed inebriat terram, et infundit eam
58-14 Sustollam te super altitudines terræ
60- 2 Ecce tenebræ operient terram, et caligo
-18 Non audietur ultra iniquitas in terra tua
-21 O. justi in perpetuum hæreditabunt terram
61- 7 Propter hoc in terra sua duplicia possideb.
-11 Sicut enim terra profert germen suum

Isai. 62- 4 Terra tua non vocabitur amplius desolata
Et terra tua inhabitata, quia complacuit Domino in te : et terra tua inhabitabitur
- 7 Donec ponat Jerusalem laudem in terra
-11 Ecce Dom. auditum fecit in extremis terræ
63- 6 Detraxi in terram virtutem eorum
65-16 Qui benedictus est super terram, benedicetur in Deo amen : et qui jurat in terra, jurabit in Deo amen
-17 Creo cœlos novos et terram novam
66- 1 Terra autem scabellum pedum meorum
- 8 Numquid parturiet terra in die una?
-22 Cœli novi, et terra nova, quæ ego facio stare
Jerem. 1- 1 Qui fuerunt in Anathoth, in terra Benjam.
-14 Pandetur malum super omnes habit. terræ
-18 In murum æreum, super omnem terram
Principib. ejus, et sacerdot., et populo terræ
2- 2 Secuta es me... in terra quæ non seminatur
- 6 Do. qui ascendere nos fecit de terra Ægypti
Traduxit nos per desertum, per terram inhabitabilem et inviam, per terram sitis... per terram, in qua non ambulavit vir
- 7 Induxi vos in terram Carm., ut comederetis
Et ingressi contaminastis terram meam
-15 Posuerunt terram ejus in solitudinem
-31 Solitudo factus sum Isr., aut terra serotina?
3- 2 Polluisti terram in fornicationibus tuis
- 9 Facilitate fornicat. suæ contaminavit terram
-16 Et creveritis in terra in diebus illis
-18 Venient simul de terra Aquilonis, ad terram quam dedi patribus vestris
-19 Tribuam tibi terram desiderabilem
4- 5 Et canite tuba in terra : clamate fortiter
- 7 Egressus... ut ponat terram tuam in solitud.
-16 Auditum est.. custodes venire de terra long.
-20 Contritio... vocata est, et vastata est o. terra
-23 Aspexi terram, et ecce vacua erat, et nihili
-27 Dicit Dominus : Deserta erit omnis terra
-28 Lugebit terra, et mœrebunt cœli desuper
5-19 Sicut... servistis deo alieno in terra vestra, sic servietis alienis in terra non vestra
-30 Stupor et mirabilia facta sunt in terra
6- 8 Ne forte ponam te desertam, terram inhabit.
-12 Extendam manum meam super habitantes terram
-19 Audi, terra : Ecce ego adducam mala super
-20 Calamum suave olentem de terra longinqua
-22 Populus venit de terra Aquilonis, et gens magna consurget a finibus terræ
7- 7 In terra, quam dedi patribus vestris a sæc.
-20 Super jumenta, et super lignum regionis, et super fruges terræ
-22 In die, qua eduxi eos de terra Ægypti
-25 Qua egressi sunt patres eor. de terra Ægypti
-33 In cibos volucribus cœli, et bestiis terræ
-34 In desolationem enim erit terra
8- 2 In sterquilinium super faciem terræ erunt
-16 A voce hinnituum... commota est o. terra
Devoraverunt terram et plenitudinem ejus
-19 Vox clamoris filiæ populi mei de terra long.
9- 3 Confortati sunt in terra
-12 Quare perierit terra, et exusta sit
-19 Quia dereliquimus terram, quon. dejecta
-24 Facio... judicium et justitiam in terra
10-10 Ab indignatione ejus commovebitur terra
-11 Dii qui cœlos et terram non fecerunt, pereant de terra
-12 Qui facit terram in fortitudine sua
-13 Elevat nebulas ab extremitatibus terræ
-17 Congrega de terra confusionem tuam
-18 Longe projiciam habitator. terræ in hac vice
-22 Venit, et commotio magna de terra Aquil.
11- 4 Eduxi eos de terra Ægypti, de fornace
- 5 Daturum me eis terram fluentem lacte
- 7 In die, qua eduxi eos de terra Ægypti
-19 Eradamus eum de terra viventium
12- 4 Usquequo lugebit terra, et herba omnis
- 5 Cum autem in terra pacis securus fueris
- 9 Congregamini, omnes bestiæ terræ
-11 Desolatione desolata est omnis terra
-12 Gladius... devorabit ab extremo terræ
-14 Ecce ego evellam eos de terra sua
-15 Et reducam... virum in terram suam
13-13 Implebo omnes habitatores terræ hujus
14- 2 Corruerunt, et obscuratæ sunt in terra
- 4 Propter terræ vastitatem, quia non venit pluvia in terram
- 8 Quare quasi colonus futurus es in terra?
-15 Gladius et fames non erit in terra hac
-18 Abierunt in terram, quam ignorabant
15- 3 Et bestias terræ ad devorandum
- 4 Dabo eos... universis regnis terræ
- 7 Dispergam eos ventilabro in portis terræ
-10 Virum discordiæ in universa terra
-14 Et adducam inimicos tuos de terra

Jerem. 16- 3 De quorum stirpe sunt nati in terra hac
- 4 In sterquilinium super faciem terræ erunt
In escam volatilibus cœli et bestiis terræ
- 6 Morientur grandes et parvi in terra ista
-13 Ejiciam vos de terra hac, in terram, quam ignoratis
-14 Qui eduxit filios Israel de terra Ægypti
15 Qui eduxit filios Israel de terra Aquilonis, et de universis terris, ad quas ejeci eos
Et reducam eos in terram suam
-18 Quia contaminaverunt terram meam
-19 Ad te gentes venient ab extremis terræ
17- 4 Inimicis tuis in terra, quam ignoras
- 6 In terra salsuginis, et inhabitabili
-13 Recedentes a te, in terra scribentur
-26 De terra Benjamin, et de campestribus
18-16 Ut fieret terra eorum in desolationem
19- 7 Escam volatilibus cœli et bestiis terræ
22-10 Nec videbit terram nativitatis suæ
-12 Et terram istam non videbit amplius
-26 Quæ genuit te, in terram alienam
-27 In terram, ad quam ipsi levant animam s.
-28 Projecti in terram, quam ignoraverunt
-29 Terra, terra, terra, audi sermonem
23- 3 De omnibus terris, ad quas ejecero eos
- 5 Et faciet judicium et justitiam in terra
- 7 Qui eduxit filios Israel de terra Ægypti
- 8 Semen domus Israël de terra Aquilonis, et de cunctis terris
Et habitabunt in terra sua
-10 Quia adulteris repleta est terra, quia a facie maledictionis luxit terra
-15 Egressa est pollutio super omnem terram
-24 Numquid non cœlum et terram ego impleo?
24- 5 Emisi de loco isto in terram Chaldæorum
- 6 Et reducam eos in terram hanc
- 8 Et qui habitant in terra Ægypti
- 9 Afflictionemque omnibus regnis terræ
-10 Donec consumantur de terra, quam dedi
25- 5 Habitabitis in terra, quam dedit Dominus
- 9 Et adducam eos super terram istam
-11 Erit universa terra hæc in solitudinem
-12 Et super terram Chaldæorum
-13 Adducam super terram illam omnia verba
-20 Cunctis regibus terræ Ausitidis
Et cunctis regibus terræ Philisthiim
-22 Et regibus terræ insularum
-26 Regnis terræ, quæ super faciem ejus sunt
-29 Voco super omnes habitatores terræ
-30 Adversus omnes habitatores terræ
-31 Pervenit sonitus usque ad extrema terræ
-32 Egredietur a summitatibus terræ
-33 A summo terræ usque ad summum ejus
Super faciem terræ jacebunt
-38 Facta est terra eorum in desolationem
26- 6 In maledictionem cunctis gentibus terræ
-17 Surrexerunt ergo viri de senioribus terræ
-20 Adversus terram hanc, juxta omnia verba
27- 5 Ego feci terram, et homines, et jumenta, quæ sunt super faciem terræ
- 6 Ego dedi om. terras istas in manu Nabuch.
- 7 Donec veniat tempus terræ ejus et ipsius
-10 Ut longe vos faciant de terra vestra
-11 Dimittam eam in terra sua, dicit Dominus
28- 8 Et prophetaverunt super terras multas
-14 Insuper et bestias terræ dedi ei
-16 Ecce ego mittam te a facie terræ
29-18 In vexationem universis regnis terræ
30- 3 Convertam eos ad terram, quam dedi
-10 Ecce ego salvabo te de terra longinqua
31- 8 Adducam eos de terra Aquilonis
Et congregabo eos ab extremis terræ
-16 Et revertentur de terra inimici
-22 Creavit Dominus novum super terram
-23 Adhuc dicent verbum istud in terra Juda
-32 Ut educerem eos de terra Ægypti
-37 Investigari fundamenta terræ deorsum
32- 8 Qui est in Anathoth in terra Benjamin
-15 Domus, et agri, et vineæ in terra ista
-17 Tu fecisti cœlum et terram in fortitudine
-20 Posuisti signa et portenta in terra Ægypti
-21 Populum tuum Israël de terra Ægypti
-22 Et dedisti eis terram hanc, quam jurasti
Ut dares eis terram fluentem lacte et melle
-37 Congregabo eos de universis terris
-41 Plantabo eos in terra ista in veritate
-43 Et possidebuntur agri in terra ista
-44 Et testis adhibebitur : in terra Benjamin
33- 9 In exultationem cunctis gentibus terræ
-11 Reducam enim conversionem terræ
-13 Et in terra Benjamin, et in circuitu Jerus.
-15 Faciet judicium et justitiam in terra
-25 Et leges cœlo et terræ non posui
34- 1 Exercitus ejus, universaque regna terræ
-13 In die, qua eduxi eos de terra Ægypti

Jerem. 34-17 In commotionem cunctis regnis terræ
-19 Sacerdotes, et omnis populus terræ
-20 In escam volatilibus cœli et bestiis terræ
35- 7 Diebus multis super faciem terræ
-11 Rex Babylonis ad terram nostram
-15 Habitabitis in terra, quam dedi vobis
36-29 Vastabit terram hanc, et cessare faciet
37- 1 Rex Babylonis in terra Juda
- 2 Et populus terræ, verbis Domini
- 6 Revertetur in terram suam in Ægyptum
-11 Ut iret in terram Benjamin, et divideret
-18 Super vos, et super terram hanc
39- 5 In Reblatha, quæ est in terra Emath
-10 Magister militum in terra Juda
40- 4 Ecce omnis terra in conspectu tuo est
- 6 In medio populi, qui relictus fuerat in terra
- 7 Præfecisset.. Godoliam filium Ahicam terræ
Et parvulos, et de pauperibus terræ
- 9 Habitate in terra, et servite regi Babyl.
-12 Venerunt in terram Juda ad Godoliam
41- 2 Quem præfecerat rex Babylonis terræ
-18 Præposuerat rex Babylonis in terra Juda
42-10 Si quiescentes manseritis in terra hac
-12 Habitare vos faciam in terra vestra
-13 Non habitabimus in terra ista
-14 Sed ad terram Ægypti pergemus
-16 Ibi comprehendet vos in terra Ægypti
43- 4 Ut manerent in terra Juda
- 5 Ut habitarent in terra Juda
- 7 Et ingressi sunt terram Ægypti
-11 Veniensque percutiet terram Ægypti
-12 Amicietur terra Ægypti, sicut amicitur
-12 Statuas... quæ sunt in terra Ægypti
44- 1 Judæos, qui habitabant in terra Ægypti
Et in Memphis, et in terra Phatures
- 8 Sacrificando diis alienis in terra Ægypti
In opprobrium cunctis gentibus terræ
- 9 Mala... quæ fecerunt in terra Juda
-12 Ut ingrederentur terram Ægypti
Consumentur omnes in terra Ægypti
-13 Super habitatores terræ Ægypti
-14 Vadunt ut peregrinentur in terra Ægypti : et revertantur in terram Juda
-15 Populus habitantium in terra Ægypti
-21 Et principes vestri, et populus terræ
-22 Facta est terra vestra in desolationem
-24 Omnis Juda, qui estis in terra Ægypti
-26 Juda, qui habitatis in terra Ægypti
Vivit Dominus Deus in omni terra Ægypti
-27 Viri Juda, qui sunt in terra Ægypti
-28 De terra Ægypti in terram Juda viri pauci
Juda, ingredientium terram Ægypti
45- 4 Ego evello, et universam terram hanc
46- 8 Et dicet : Ascendens operiam terram
-10 In terra Aquilonis juxta flumen Euphraten
-12 Et ululatus tuus replevit terram
-13 Et percussurus terram Ægypti
-16 Et ad terram nativitatis nostræ
-27 Semen tuum de terra captivitatis tuæ
47- 2 Operient terram et plenitudinem ejus
Et ululabunt omnes habitatores terræ
48-21 Judicium venit ad terram campestrem
-24 Et super omnes civitates terræ Moab
-33 Exultatio de Carmelo et de terra Moab
49-21 A voce ruinæ eorum commota est terra
50- 1 De Babylone, et de terra Chaldæorum
- 3 Quæ ponet terram ejus in solitudinem
- 8 Et de terra Chaldæorum egredimini
- 9 Gentium magnarum de terra Aquilonis
-16 Et singuli ad terram suam fugient
-18 Ego visitabo regem Babylonis et terram ej.
-21 Super terram dominantium ascende
-22 Vox belli in terra, et contritio magna
-23 Et contritus malleus universæ terræ
-25 Deo exercituum, in terra Chaldæorum
-28 Et eorum qui evaserunt de terra Babylonis
-34 Defendet causam eor., ut exterreat terram
-38 Et arescent : quia terra sculptilium est
-41 Et reges multi consurgent a finibus terræ
-45 Quas cogitavit super terram Chaldæorum
-46 A voce captivitatis Babylonis commota est terra
51- 2 Demolientur terram ej.: quoniam venerunt
- 4 Cadent interfecti in terra Chaldæorum
- 5 Terra autem eorum repleta est delicto
- 7 Calix aureus... inebrians omnem terram
- 9 Et eamus unusquisque in terram suam
-15 Qui fecit terram in fortitudine sua
-16 Qui levat nubes ab extremo terræ, fulgura
-25 Mons... qui corrumpis universam terram
-27 Levate signum in terra : clangite buccina
-28 Cunctamque terram potestatis ejus
-29 Commovebitur terra, et conturbabitur
Ut ponat terram Babylonis desertam
-41 Comprehensa est inclyta universæ terræ

Jerem. 51-43 Terra inhabitabilis et deserta, terra in qua nullus habitet
-46 Timeatis auditum, qui audietur in terra
Et iniquitas in terra, et dominator
-47 Omnis terra ejus confundetur, et universi
-48 Laudabunt super Babylonem cœli et terra
-49 De Babylone cadent occisi in universa terra
-52 Et in omni terra ejus mugiet vulneratus
-54 Et contritio magna de terra Chaldæorum
52- 6 Et non erant alimenta populo terræ
- 9 In Reblatha, quæ est in terra Emath
-16 De pauperibus vero terræ reliquit
-25 Et sexaginta viros de populo terræ
-27 Interfecit eos in Reblatha in terra Emath : et translatus est Juda de terra sua
Thren. 2- 1 Projecit de cœlo in terram inclytam Israël
- 2 Et dejecit in terram : polluit regnum
- 9 Defixæ sunt in terra portæ ejus
-10 Sederunt in terra, conticuerunt senes
Abjecerunt in terram capita sua virgines
-11 Effusum est in terra jecur meum
-15 Hæccine est urbs... gaudium universæ terræ ?
-21 Jacuerunt in terra foris puer et senex
3-34 Sub pedibus suis omnes vinctos terræ
4- 9 Extabuerunt consumpti a sterilitate terræ
-12 Non crediderunt reges terræ, et universi
-21 Filia Edom, quæ habitas in terra Hus
Baruc. 1- 8 Revocare in terram Juda decima die mensis
- 9 Potentes, et populum terræ ab Jerusalem
-11 Dies eorum sicut dies cœli super terram
-19 Qua eduxit patres nostros de terra Ægypti
-20 Qui eduxit patres nostros de terra Ægypti, dare nobis terram fluentem lac et mel
2-11 Eduxisti populum tuum de terra Ægypti
-15 Ut sciat omnis terra quia tu es Dominus
-21 Et sedebitis in terra, quam dedi patribus
-23 Omnis terra sine vestigio ab inhabitantibus
-30 Convertetur ad cor s. in terra captivitatis
-32 Laudabunt me in terra captivitatis suæ
-34 Et revocabo illos in terram, quam juravi
-35 Filios Israël, a terra quam dedi illis
3-10 Quid est... quod in terra inimicorum es ?
-11 Inveterasti in terra aliena, coinquinatus
-16 Super bestias, quæ sunt super terram
-20 Viderunt lumen, et habitaver. super terram
-22 Non est audita in terra Chanaan
-23 Qui exquirunt prudentiam quæ de terra est
-32 Qui præparavit terram in æterno tempore
-38 Post hæc in terris visus est
5- 7 Et convalles replere in æqualitatem terræ
6-19 Dicunt elingere serpentes qui de terra sunt
-26 Propterea si ceciderint in terram
-53 Corniculæ inter medium cœli et terræ
Ezech. 1- 3 Filium Buzi sacerdotem in terra Chaldæor.
-15 Rota una super terram juxta animalia
-19 Et cum elevarentur animalia de terra
-21 Cum elevatis a terra, pariter elevabantur
5- 5 Posui eam, et in circuitu ejus terras
- 6 Et præcepta mea, ultra quam terræ
6- 8 In gentibus, cum dispersero vos in terris
-14 Et faciam terram desolatam et destitutam
7- 2 Hæc dicit Dominus Deus terræ Israël
Venit finis super quatuor plagas terræ
- 7 Contritio super te, qui habitas in terra
-21 Et dabo illud... impiis terræ in prædam
-23 Quoniam terra plena est judicio sanguinum
-27 Et manus populi terræ conturbabuntur
8- 3 Elevavit me spiritus inter terram et cœlum
-12 Dereliquit Dominus terram
-17 Replentes terram iniquitate, conversi sunt
9- 9 Repleta est terra sanguinibus
Dereliquit Dominus terram, et Dominus
10-16 Cherubim alas s., ut exaltarentur de terra
-19 Exaltata sunt a terra coram me
11-15 Nobis data est terra in possessionem
-16 Quia dispersi eos in terris : ero eis in sanctificationem modicam in terris
-17 Adunabo de terris, in quibus dispersi estis
12- 6 Faciem tuam velabis, et non videbis terram
-12 Operietur, ut non videat oculo terram
-13 In Babylonem in terram Chaldæorum
-15 In gentibus, et disseminavero eos in terris
-19 Et dices ad populum terræ : Hæc dicit
Qui habitant in Jerusalem in terra Israël
Ut desoletur terra a multitudine sua
-20 Desolatæ erunt, terraque deserta : et scietis
-22 Proverbium istud vobis in terra Israël
13- 9 Nec in terram Israël ingredientur
-14 Et adæquabo eum terræ, et revelabitur
14-13 Fili hominis, terra cum peccaverit mihi
-15 Et bestias pessimas induxero super terram
-16 Soli liberabuntur, terra autem desolabitur
-17 Si gladium induxero super terram illam, et dixero gladio : Transi per terram

Ezech. 14-19 Pestilentiam immisero super terram illam
15- 8 Et dedero terram inviam et desolatam
16- 3 Radix tua et generatio tua de terra Chanaan
- 5 Projecta es super faciem terræ in abjectione
-29 Multiplicasti fornicationem tuam in terra Chanaan
17- 4 Transportavit eam in terram Chanaan
- 5 Et tulit de semine terræ, et posuit illud in terra pro semine
- 8 In terra bona super aquas multas plantata
-13 Fortes terræ tollet, (-14) ut sit regn. humile
18- 2 Vertitis in proverbium istud in terra Israël
19- 4 Adduxerunt eum in catenis in terram Æg.
- 7 Et desolata est terra, et plenitudo ejus
-12 Evulsa est in ira, in terramque projecta
-13 Transplantata est in desertum, in terra invia
20- 5 Et apparui eis in terra Ægypti, et levavi
- 6 Ut educerem eos de terra Ægypti, in terram, quam provideram eis
Quæ est egregia inter omnes terras
- 8 Iram meam in eis, in medio terræ Ægypti
- 9 Apparui eis ut educerem eos de terra Æg.
-10 Ejeci ergo eos de terra Ægypti, et eduxi
-15 Ne inducerem eos in terram, quam dedi eis
Præcipuam terrarum omnium
-23 Ut dispergerem... et ventilarem in terras
-28 Et induxissem eos in terram, super quam
-32 Sicut gentes, et sicut cognationes terræ
-34 Congregabo vos de terris, in quibus dispersi
-36 Judicio contendi... in deserto terræ Ægypti
-38 Et de terra incolatus eorum educam eos, et in terram Israël non ingredientur
-40 Omnes, inquam, in terra, in qua placebunt
-41 Congregavero vos de terris, in quas dispersi
-42 Cum induxero vos ad terram Israël, in terram, pro qua levavi manum meam
21- 3 Et dices terræ Israël : Hæc dicit Dominus
-19 Duas vias... de terra una egredientur ambæ
-30 In terra nativitatis tuæ judicabo te
-32 Sanguis tuus erit in medio terræ
22- 4 Dedite... irrisionem universis terris
-15 Ventilabo te in terras, et deficere faciam
-24 Tu es terra immunda, et non compluta
-29 Populi terræ calumniabantur calumniam
-30 Et staret oppositus contra me pro terra
23-15 Terræque Chaldæorum, in qua orti sunt
-19 Dies... quibus fornicata est in terra Ægypti
-27 Et fornicationem tuam de terra Ægypti
-48 Et auferam scelus de terra : et dicent
24- 7 Non effudit illum super terram, ut possit
25- 3 Super terram Israël, quoniam desolata est
- 6 Gavisa es ex toto affectu super terram Israël
- 7 Et perdam de terris, et conteram : et scies
- 9 Inclytas terræ Bethiesimoth et Beelmeon
26-11 Et statuæ tuæ nobiles in terram corruent
-16 In terra sedebunt, et attoniti sup. repentino
-20 Et collocavero te in terra novissima
Cum dedero gloriam in terra viventium
27-17 Juda et terra Israel, ipsi institores tui
-29 Univ. gubernatores maris in terra stabunt
-33 In multit. divitiarum... ditasti reges terræ
28-17 In terram projeci te : ante faciem regum
-18 Et dabo te in cinerem super terram
-25 Et habitabunt in terra sua, quam dedi
29- 5 Super faciem terræ cades, non colligeris
Bestiis terræ, et volatilibus cœli, dedi te
- 9 Et erit terra Ægypti in desertum
-10 Daboque terram Ægypti in solitudines
-12 Daboque terram Ægypti desertam in medio terrarum desertarum
In nationes, et ventilabo eos in terras
-14 Et collocabo eos in terra Phathures, in terra nativitatis suæ
-19 Dabo... regem Babylonis in terra Ægypti
-20 Dedi ei terram Ægypti, pro eo quod
30- 5 Et filii terræ fœderis, cum eis gladio cadent
- 7 Dissipabuntur in medio terrarum desolat.
-11 Adducentur ad disperdendam terram
Et implebunt terram interfectis
-12 Et tradam terram in manus pessimorum : et dissipabo terram et plenitudinem ejus
-13 Et dux de terra Ægypti non erit amplius : et dabo terrorem in terra Ægypti
-14 Disperdam terram Phathures, et dabo
-23 In gentibus, et ventilabo eos in terris
-25 Et extenderit eum super terram Ægypti
-26 Ventilabo eos in terras, et scient quia ego
31-12 Arbusta ejus in universis rupibus terræ : et recedent de umbraculo ej. o. populi terræ
-14 Traditi sunt in mortem ad terram ultimam
-16 Consolata sunt in terra infima omnia ligna
-18 Cum lignis voluptatis ad terram ultimam
32- 4 Projiciam te in terram, super faciem agri
Et saturabo de te bestias universas terræ
- 6 Et irrigabo terram fœtore sanguinis tui

Ezech. 32- 8 Et dabo tenebras super terram tuam
Ceciderunt vulnerati tui in medio terræ
- 9 In gentibus super terras quas nescis
-15 Cum dedero terram Ægypti desolatam : deseretur autem terra a plenitudine sua
-18 Detrahe eam ipsam... ad terram ultimam
-23 Quondam formidinem in terra viventium
-24 Descenderunt incircumcisi ad terram ultim.
Posuerunt terrorem suum in terra vivent.
-25 Dederunt c. terrorem suum in terra vivent.
-26 Formidinem suam in terra viventium
-27 Terror fortium facti sunt in terra viventium
-32 Dedi terrorem meum in terra viventium
33- 2 Terra, cum induxero super eam gladium, et tulerit populus terræ virum unum
- 3 Viderit gladium venientem super terram
-24 Abraham, et hæreditate possedit terram
-25 Numquid terram hæreditate possidebitis ?
-26 Polluit : et terram hæreditate possidebitis ?
-28 Dabo terram in solitudinem et in desertum
-29 Cum dedero terram eorum desolatam
34- 6 Et super omnem faciem terræ dispersi sunt
-13 Et congregabo eas de terris, et inducam eas in terram suam
In rivis, et in cunctis sedibus terræ
-25 Cessare faciam bestias pessimas de terra
-27 Et terra dabit germen suum, et erunt in terra sua absque timore
-28 Neque bestiæ terræ devorabunt eos
-29 Et non erunt ultra imminuti fame in terra
35-10 Duæ gentes, et duæ terræ meæ erunt
-14 Dicit Dominus Deus : Lætante universa terra
36- 5 Dederunt terram meam sibi in hæreditatem
-18 Pro sanguine, quem fuderunt super terram
-19 Dispersi eos... et ventilati sunt in terras
-20 Iste est, et de terra ejus egressi sunt
-24 Et congregabo vos de universis terris, et adducam vos in terram vestram
-28 Habitabitis in terra, quam dedi patribus v.
-34 Terra deserta fuerit exculta, quæ quondam
-35 Terra illa inculta, facta est ut hortus
37-12 Et inducam vos in terram Israel
-22 Et faciam eos in gentem unam in terra
-25 Et habitabunt super terram, quam dedi
38- 2 Pone faciem t. contra Gog, terram Magog
- 8 In novissimo annorum venies ad terram
- 9 Ut operias terram tu, et omnia agmina tua
-11 Dices : Ascendam ad terram absque muro
-12 Et esse habitator umbilici terræ
-16 Ascendes... quasi nubes, ut operias terram
Adducam te super terram meam, ut sciant
-18 In die adventus Gog super terram Israël
-19 Erit commotio magna super terram Israël
-20 Homines qui sunt super faciem terræ
Et omnis murus corruet in terram
39- 4 Et bestiis terræ dedi te ad devorandum
-12 Ut mundent terram septem mensibus
-13 Sepeliet autem eum omnis populus terræ
-14 Viros jugiter constituent lustrantes terram
Eos qui remanserant super faciem terræ
-15 Et circuibunt peragrantes terram
-16 Nomen... Amona, et mundabunt terram
-18 Et sanguinem principum terræ bibetis
-26 Cum habitaverint in terra sua confidenter
-27 Congregavero de terris inimicorum suorum
-28 Et congregaverim eos super terram suam
40- 2 Adduxit me in terram Israël, et dimisit me
41-16 Terra autem usque ad fenestras, et fenestræ
-20 De terra usque ad superiora portæ
42- 6 Et de mediis a terra cubitis quinquaginta
43- 2 Et terra splendebat a majestate ejus
-14 Et de sinu terræ usque ad crepidinem
45- 1 Cumque cœperitis terram dividere sortito
Sanctificatum de terra, longitudine viginti
- 4 Sanctificatum de terra erit sacerdotibus
- 8 De terra erit ei possessio in Israel
Terram dabunt domui Is. secundum tribus
-16 Omnis populus terræ tenebitur primitiis his
-22 Pro se, et pro universo populo terræ
46- 3 Adorabit populus terræ ad ostium portæ
- 9 Intrabit populus terræ in conspectu Domini
47-13 Est terminus, in quo possidebitis terram
-14 Cadet terra hæc vobis in possessionem
-15 Hic est autem terminus terræ : ad plagam
-18 De medio Galaad, et de medio terræ Israel
-21 Et dividetis terram istam vobis per tribus
48-12 Et erunt eis primitiæ de primitiis terræ
-14 Neque transferentur primitiæ terræ
-29 Hæc est terra, quam mittetis in sortem
Dan. 1- 2 Et asportavit ea in terram Sennaar
2-10 Non est homo super terram, qui sermonem
-35 Lapis autem... implevit universam terram
-39 Aliud æreum, quod imperabit univ. terræ
3-32 Regi injusto et pessimo ultra omnem terram
-37 Sumusque humiles in universa terra hodie

Dan. 3-45 Solus, et gloriosus super orbem terrarum
-74 Benedicat terra Dominum : laudet
-76 Benedicite, univ. germinantia in terra, Do.
-98 Linguis, qui habitant in universa terra, pax
4- 7 Videbam, et ecce arbor in medio terræ
- 8 Erat usque ad terminos universæ terræ
-12 Germen radicum ejus in terra sinite
Et cum feris pars ejus in herba terræ
-17 Pertingit... aspectus illius in omnem terram
-19 Potestas tua in terminos universæ terræ
-20 Germen radicum ejus in terra dimittite
-32 Habitatores terræ apud eum in nihilum
Facit tam in Virtutibus cœli, quam in habitatoribus terræ
6-25 Et linguis, habitantibus in universa terra
-27 Faciens signa et mirabilia in cœlo et in terra
7- 4 Evulsæ sunt alæ ejus, et sublata est de terra
-17 Quatuor sunt regna quæ consurgent de terra
-23 Bestia quarta, regnum quartum erit in terra
Devorabit universam terram, et conculcabit
8- 5 Veniebat ab Occidente super faciem totius terræ, et non tangebat terram
- 7 Cumque eum misisset in terram, conculcavit
-12 Et prosternetur veritas in terra, et faciet
-18 Collapsus sum pronus in terram : et tetigit
9- 6 Patribus nostris, omnique populo terræ
- 7 In universis terris, ad quas ejecisti eo
-15 Qui eduxisti populum tuum de terra Ægypti
10- 9 Jacebam... et vultus meus hærebat terræ
-15 Dejeci vultum meum ad terram, et tacui
11- 9 Rex Austri, et revertetur ad terram suam
-16 Et stabit in terra inclyta, et consumetur
-19 Convertet faciem s. ad imperium terræ suæ
-28 Et revertetur in terram suam cum opibus
Et faciet, et revertetur ad terram suam
-39 In multis, et terram dividet gratuito
-40 Ingredietur terras, et conteret et pertransiet
-41 Introibit in terram gloriosam, et multæ
-42 Et mittet manum suam in terras : et terra Ægypti non effugiet
14- 4 Deum, qui creavit cœlum et terram
-42 Paveant o. habitantes in univ. terra Deum
Salvator, faciens signa et mirabilia in terra
Osee. 1- 2 Fornicans fornicabitur terra a Domino
-11 Et ascendent de terra : quia magnus dies
2- 3 Et statuam eam velut terram inviam
-15 Juxta dies ascensionis suæ de terra Ægypti
-18 Cum volucre cœli, et cum reptili terræ
Et gladium, et bellum conteram de terra
-21 Exaudiam cœlos, et illi exaudient terram
-22 Et terra exaudiet triticum, et vinum, et ol.
-23 Seminabo eam mihi in terra, et miserebor
4- 1 Judicium Domino cum habitatoribus terræ
Et non est scientia Dei in terra
- 3 Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur
6- 3 Imber nobis temporaneus, et serotinus terræ
7-16 Ista subsannatio eorum in terra Ægypti
9- 3 Non habitabunt in terra Domini
10- 1 Juxta ubertatem terræ suæ exuberavit
11- 5 Non revertetur in terram Ægypti
-11 Et quasi columba de terra Assyriorum
12- 9 Ego Dominus Deus tuus ex terra Ægypti
13- 4 Dominus Deus tuus ex terra Ægypti
- 5 Cognovi te in deserto, in terra solitudinis
Joel. 1- 2 Auribus percipite, omnes habitatores terræ
- 6 Gens enim ascendit super terram meam
-14 Omnes habitatores terræ in domum Dei v.
2- 1 Conturbentur omnes habitatores terræ
- 3 Quasi hortus voluptatis terra coram eo
-10 A facie ejus contremuit terra, moti sunt
-18 Zelatus est Dom. terram suam, et pepercit
-20 Expellam eum in terram inviam et desert.
-21 Noli timere, terra, exulta, et lætare
-30 Et dabo prodigia in cœlo et in terra
3- 2 In nationibus, et terram meam diviserunt
-16 Et movebuntur cœli et terra : et Dominus
-19 Effuderint sanguinem innocent. in terra sua
Amos. 2- 7 Qui conterunt super pulverem terræ capita
-10 Qui ascendere vos feci de terra Ægypti
Ut possideretis terram Amorrhæi
3- 1 Cognationem quam eduxi de terra Ægypti
- 2 Cognovi ex omnibus cognationibus terræ
- 5 Numq. cadet avis in laqueum terræ absque aucupe? numq. auferetur laqueus de terra
- 9 Auditum facite...et in ædibus terræ Ægypti
-11 Tribulabitur, et circuietur terra
-14 Cornua altaris, et cadent in terram
4-13 Et gradiens super excelsa terræ
5- 2 Virgo Israël projecta est in terram suam
- 7 Qui... et justitiam in terra relinquitis
- 8 Et effundit eas super faciem terræ
7- 2 Cum consummasset comedere herbam terræ
-10 Non poterit terra sustinere univ. sermones
-11 Et Israël captivus migrabit de terra sua
-12 Quid vides, gradere, fuge in terram Juda

Amos. 7-17 Et tu in terra polluta morieris, et Israël captivus migrabit de terra sua
8- 4 Audite hoc, qui.. deficere facit. egenos terræ
- 8 Numq. super isto non commovebitur terra
- 9 Tenebrescere faciam terram in die luminis
-11 Mittam famem in terram: non famem panis
9- 5 Domin. Deus exercituum, qui tangit terram
- 6 Et fasciculum suum super terram fundavit
Qui... effundit eas super faciem terræ, Do.
- 7 Numq. non Isr. ascendere feci de terra Æg.
- 8 Peccans, et conteram illud a facie terræ
- 9 Et non cadet lapillus super terram
-15 Et non evellam eos ultra de terra sua
Abdiæ. - 3 In corde tuo : Quis detrahet me in terram ?
Jonæ. 1- 8 Quæ terra tua, et quo vadis ?
2- 7 Terræ vectes concluserunt me in æternum
4- 2 Cum adhuc essem in terra mea
Mich. 1- 3 Descendet, et calcabit super excelsa terræ
4-13 Fortitudinem eorum Domino universæ terræ
5- 4 Nunc magnificabitur usq. ad terminos terræ
- 5 Cum venerit Assyrius in terram nostram
- 6 Et pascent terram Assur in gladio, et terram Nemrod in lanceis ejus : et liberabit ab Assur cum venerit in terram nostram
-11 Perdam civitates terræ tuæ, et destruam
6- 2 Audiant... et fortia fundamenta terræ
- 4 Eduxi te de terra Ægypti, et de domo
7- 2 Periit sanctus de terra, et rectus... non est
-13 Et terra erit in desolationem
-15 Secundum dies egressionis tuæ de terra Æg.
-17 Velut reptilia terræ perturbabuntur in æd.
Nahum. 1- 5 Et contremuit terra a facie ejus : et orbis
2-13 Exterminabo de terra prædam tuam
3-13 Inimicis t... pandentur portæ terræ tuæ
Habac. 1- 6 Ambulantem super latitudinem terræ
2- 8 Propter... et iniquitatem terræ civitatis
-14 Quia replebitur terra, ut cognoscant
-17 De sanguinibus homin. et iniquitate terræ
-20 Sileat a facie ejus omnis terra
3- 3 Gloria ejus : et laudis ejus plena est terra
- 6 Stetit, et mensus est terram
- 7 Turbabuntur pelles terræ Madian
- 9 Fluvios scindes terræ
-12 In fremitu conculcabis terram : in furore
Soph. 1- 2 Congregabo omnia a facie terræ
- 3 Et disperdam homines a facie terræ
-18 In igne zeli ejus devorabitur omnis terra
Faciet cunctis habitantibus terram
2- 3 Quærite Dominum, omnes mansueti terræ
- 5 Super vos Chanaan terra Philisthinorum
-11 Attenuabit omnes deos terræ : et adorabunt
3- 8 In igne e. zeli mei devorabitur omnis terra
-19 In nomen, in omni terra confusionis eorum
-20 Et in laudem omnibus populis terræ
Aggæi. 1-10 Terra prohibita est ne daret germen suum
-11 Siccitatem super terram et super montes
2- 5 Et confortare, omnis populus terræ
- 6 Cum egrederemini de terra Ægypti
- 7 Commovebo cœlum, et terram, et mare
-22 Ego movebo cœlum pariter et terram
Zach. 1-10 Quos misit Dom. ut perambulent terram
-11 Dixerunt : Perambulavimus terram, et ecce omnis terra habitatur, et quiescit
-21 Quæ levaverunt cornu super terram Juda
2- 6 O, o fugite de terra Aquilonis, dicit Dom.
-12 Possidebit... partem s. in terra sanctificata
3- 9 Auferam iniquitatem terræ illius in die una
4-10 Qui discurrunt in universam terram
-14 Qui assistunt Dominatori universæ terræ
5- 3 Quæ egreditur super faciem omnis terræ
- 6 Hæc est oculus eorum in universa terra
- 9 Levaverunt amphoram inter terram et cœl.
-11 Ut ædificetur ei domus in terra Sennaar
6- 5 Ut stent coram Dominatore omnis terræ
- 6 Equi nigri egrediebantur in terram Aquil.
Et varii egressi sunt ad terram Austri
- 7 Quærebant ire et discurrere per omnem terram. Et dixit : Ite, perambulate terram : et perambulaverunt terram
- 8 Qui egred. in terram Aquilonis, requiescere fecerunt spiritum m. in terra Aquilonis
7- 5 Loquere ad omnem populum terræ
-14 Terra desolata est ab eis, eo quod non esset
Posuerunt terram desiderabilem in desert.
8- 7 Ego salvabo populum meum de terra Orientis, et de terra Occasus solis
-12 Terra dabit germen suum, et cœli dabunt
9- 1 Onus verbi Domini in terra Hadrach
-10 Et a fluminibus usque ad fines terræ
-16 Lapides sancti elevabuntur super terram ej.
10-10 Et reducam eos de terra Ægypti
Ad terram Galaad et Libani adducam eos
11- 6 Non parcam ultra super habitantes terram
Concident terram, et non eruam de manu
-16 Ecce ego suscitabo pastorem in terra

Zach. 12- 1 Extendens cœlum, et fundans terram
- 3 Colligentur adversus eam omnia regna terræ
-12 Et planget terra : familiæ et familiæ seors.
13- 2 Disperdam nomina idolorum de terra
Et spiritum immundum auferam de terra
- 8 Et erunt in omni terra, dicit Dominus
14- 9 Erit Dominus rex super omnem terram
-10 Revertetur omnis terra usque ad desertum
-17 Non ascenderit de familiis terræ ad Jerusal.
Malac. 3-11 Et non corrumpet fructum terræ vestræ
-12 Eritis enim vos terra desiderabilis, dicit
4- 6 Ne forte... percutiam terram anathemate
1 Mac. 1- 1 Regnavit in Græcia, egressus de terra Cethim
- 2 Et interfecit reges terræ (*Alexander*)
- 3 Et pertransiit usque ad fines terræ
Et siluit terra in conspectu ejus
-10 Et multiplicata sunt mala in terra
-17 Cœpit regnare in terra Ægypti, ut regnaret
-20 Comprehendit civitates munitas in terra Ægypti : et accepit spolia terræ Ægypti
-24 Et sublatis omnibus, abiit in terram suam
-29 Commota est terra super habitantes in ea
-46 Ut sequerentur leges gentium terræ
-55 Et fecerunt mala super terram
2-37 Et testes erunt super nos cœlum et terra
-40 Nunc citius disperdent nos a terra
-63 Quia conversus est in terram suam
3- 9 Nominatus est usque ad novissimum terræ
-24 Reliqui aut. fugerunt in terram Philisthiim
-29 Et plagam, quam fecit in terra, ut tolleret
-36 Et sorte distribueret terram eorum
-39 Ut venirent in terram Juda, et disperderent
-40 Applicuerunt Emmaüm in terra campestri
-41 Exercitus Syriæ, et terræ alienigenarum
4-40 Et ceciderunt in faciem super terram
5-45 Congregavit... ut venirent in terram Juda
-48 Dicens : Transeamus per terram vestram, ut eamus in terram nostram
-53 Donec venirent in terram Juda
-55 Erat Judas et Jonathas in terra Galaad
-65 Filios Esaü, in terra quæ ad Austrum est
-66 Movit castra, ut iret in terram alienigenar.
-68 Judas in Azotum in terram alienigenarum
Et reversus est in terram Juda
6- 5 Fugata sunt castra quæ erant in terra Juda
-13 Ecce pereo tristitia magna in terra aliena
-41 Commovebantur omn. inhabitantes terram
-49 Alim. conclusis, quia sabbata erant terræ
7- 6 Et nos dispersit de terra nostra
-10 Venerunt cum exercitu magno in terram Juda
-22 Obtinuerunt terram Juda, et fecer. plagam
-50 Et siluit terra Juda dies paucos
8- 4 Reges qui supervener. eis ab extremis terræ
-10 Diripuerunt eos, et terram eorum posseder.
-16 Et committunt... dominari univ. terræ suæ
-23 Bene sit Romanis... in mari et in terra in æternum
-32 Et pugnabimus tecum mari terraque
9-13 Et commota est terra a voce exercituum
-57 Et siluit terra annis duobus
-72 Quam prius erat prædatus de terra Juda
Et conversus abiit in terram suam
10-13 Et abiit in terram suam
-30 Ne accipiatur a terra Juda et a tribus civit.
-33 Omnem animam Judæorum, quæ captiva est a terra Juda
-37 Sicut præcepit rex in terra Juda
-55 Reversus es ad terram patrum tuorum
-67 Venit... a Creta in terram patrum suorum
-72 In fugam conversi sunt patres tui in terra s.
11-34 Et pro fructibus terræ et pomorum
-38 Videns... quod siluit terra in conspectu suo
-52 Et siluit terra in conspectu ejus
-71 Et posuit terram in capite suo, et oravit
12- 4 Ut deducerent eos in terram Juda cum pace
-46 Dimisit exercit., et abierunt in terram Juda
-52 Venerunt omnes cum pace in terram Juda
13- 1 Ut veniret in terram Juda, et attereret eam
-12 Ut veniret in terram Juda et Jonathas cum eo
-24 Et convertit Tryphon, et abiit in terram s.
-32 Et fecit plagam magnam in terra
14- 4 Siluit omnis terra Juda om. diebus Simonis
- 8 Et unusquisque colebat terram suam
Et terra Juda dabat fructus suos
- 9 Sedebant omnes et de bonis terræ tractabant
-10 Nomen gloriæ ej. usque ad extremum terræ
-11 Fecit pacem super terram, et lætatus est
-13 Defecit impugnans eos super terram
15- 9 Ut manifestetur gloria vestra in univ. terra
-10 Exiit Antiochus in terram patrum suorum
-14 Et vexabant civitatem a terra et mari
-29 Et fecistis plagam magnam in terra
2 Mac. 1- 7 Ex quo recessit Jason a sancta terra
3-27 Subito autem Heliodorus concidit in terram
2 Mac. 5-15 Intrare templum universa terra sanctius
-21 Existimans se præ superbia terram ad navigandum
7-28 Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram
9- 8 Nunc humiliatus ad terram in gestatorio portabatur
-17 Et omnem locum terræ perambulaturum
10- 4 Rogabant Dominum prostrati in terram
-25 Deprecabantur Do. caput terra aspergentes
13- 7 Contigit mori, nec terræ dari Menelaüm
14-15 Conspersi terra rogabant eum
15- 5 Et ego potens sum super terram
Matth. 2- 6 Et tu, Bethlehem, terra Juda, nequaquam minima es
-20 Dicens : Surge... et vade in terram Israël
-21 Qui consurgens... et venit in terram Israël
4-15 Terra Zabulon, et terra Nephthal., via maris
5- 4 Beati mites : quon. ipsi possidebunt terram
-13 Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit
-18 Dico vobis, donec transeat cœlum et terra
-35 Neq. per terram, quia scabell. est pedum ej.
6-10 Fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra
-19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra
9- 6 Habet potestat. in terra dimittendi peccata
-26 Et exiit fama hæc in universam terram illam
-31 Diffamaverunt eum in tota terra illa
10-15 Tolerabilius erit terræ Sodomorum
-29 Non cadet super terram sine patre vestro ?
-34 Quia pacem venerim mittere in terram
11-24 Quia terræ Sodomorum remissius erit
-25 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
12-40 Sic erit Filius hominis in corde terræ
-42 Quia venit a finib. terræ audire sapientiam
13- 5 Ubi non habebant terram multam
Quia non habebant altitudinem terræ
- 8 Alia autem ceciderunt in terram bonam
-23 Qui vero in terram bonam seminatus est
14-34 Venerunt in terram Genesar
15-35 Præcepit turbæ ut discumberent sup. terram
16-19 Et quodcumque ligaveris super terram
Quodcumque solveris super terram
17-24 Reges terræ a quibus accipiunt tributum
18-18 Quæcumque alligaveritis super terram
Et quæcumque solveritis super terram
-19 Si duo ex vobis consenserint super terram
23- 9 Et patrem nolite vocare vobis super terram
-35 Om. sanguis justus qui effus. est sup. terram
24-30 Et tunc plangent omnes tribus terræ
-35 Cœlum et terra transibunt, verba a. mea non
25-18 Qui a. unum acceperat abiens fodit in terram
-25 Et abscondi talentum tuum in terra
27-45 Tenebræ factæ sunt super universam terram
-51 Et terra mota est, et petræ scissæ sunt
28-18 Data est mihi o. potestas in cœlo et in terra
Marc. 2-10 Habet potestat. in terra dimittendi peccata
4- 1 Omnis turba circa mare super terram erat
- 5 Ubi non habuit terram multam
Quoniam non habebat altitudinem terræ
- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
-20 Hi sunt qui sup. terram bon. seminati sunt
-26 Si homo jaciat sementem in terram
-28 Ultro enim terra fructificat
-31 Quod cum seminatum fuerit in terra, minus est omnibus seminibus, quæ sunt in terra
6-47 Navis in medio mari, et ipse solus in terra
-53 Venerunt in terram Genesareth, et applic.
8- 6 Et præcepit turbæ discumbere super terram
9- 2 Qualia fullo non potest super terram candida facere
-19 Et elisus in terram, volutabatur spumans
13-27 A summo terræ, usque ad summum cœli
-31 Cœlum et terra transibunt, verba a. mea non
14-35 Procidit super terram : et orabat
15-33 Tenebræ factæ sunt per totam terram
Luc. 2-14 Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
4- 5 Et ostendit illi omnia regna orbis terræ
-25 Cum facta esset fames magna in omni terra
5- 3 Rogavit eum a terra reducere pusillum
-11 Et subductis ad terram navibus
-24 Habet potestat. in terra dimittendi peccata
6-49 Ædificanti domum suam super terram sine fundamento
8- 8 Et aliud cecidit in terram bonam
-15 Quod autem in bonam terram
-27 Et cum egressus esset ad terram
10-21 Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ
11-31 Venit a finibus terræ audire sapientiam Sal.
12-49 Ignem veni mittere in terram
-51 Putatis quia pacem veni dare in terram ?
-56 Hypocr., faciem cœli et terræ nostis probare
13- 7 Succide... ill. : ut quid et. terram occupat ?
14-35 Neq. in terram, neq. in sterquilinium utile
16-17 Facilius est a. cœlum et terram præterire
18- 8 Veniens, putas, inveniet fidem in terra ?
19-44 Et ad terram prosternent te et filios tuos
Luc. 21-23 Erit enim pressura magna super terram
-25 Et in terris pressura gentium præ confusione
-33 Cœlum et terra transibunt, verba a. mea non
-35 Omnes qui sedent super faciem omnis terræ
22-44 Sicut guttæ sanguinis decurrentis in terram
23-44 Et tenebræ factæ sunt in universam terram
24- 5 Et declinarent vultum in terram
Joan. 3-22 Venit Jesus, et Discipuli ej., in terram Jud.
-31 Qui est de terra, de terra est, et de terra loquitur
6-21 Et statim navis fuit ad terram in quam ibant
8- 6 Inclinans se deorsum, digito scrib. in terra
- 8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra
9- 6 Hæc cum dixisset, expuit in terram
12-24 Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit
-32 Et ego si exaltatus fuero a terra
17- 4 Ego te clarificavi super terram
18- 6 Abierunt retrorsum et ceciderunt in terram
21- 8 Non enim longe erant a terra
- 9 Ut ergo descenderunt in terram, viderunt
-11 Traxit rete in terram plenum magnis pisc.
Act. 1- 8 Eritis mihi testes.. et usq. ad ultimum terræ
2-19 Et dabo... et signa in terra deorsum
3-25 In semine t. benedicentur o. familiæ terræ
4-24 Tu es qui fecisti cœlum et terram
-26 Assisterunt reges terræ, et principes conv.
7- 3 Et dixit ad illum : Exi de terra tua
Et veni in terram, quam monstravero tibi
- 4 Tunc exiit de terra Chaldæorum, et habit.
Transtulit illum in terram istam, in qua
- 6 Quia erit semen ejus accola in terra aliena
-29 Et factus est advena in terra Madian
-33 Locus enim, in quo stas, terra sancta est
-36 Faciens prodigia et signa in terra Ægypti
-40 Hic qui eduxit nos de terra Ægypti
-49 Terra autem scabellum pedum meorum
8-33 Quoniam tolletur de terra vita ejus ?
9- 4 Et cadens in terram audivit vocem dicentem
8 Surrexit a. Saulus de terra, apertisque oculis
10-11 Quatuor initiis submitti de cœlo in terram
-12 Et serpentia terræ, et volatilia cœli
11- 6 Vidi quadrupedia terræ, et bestias, et reptil.
-28 Famem mag. futuram in univ. orbe terrarum
13-17 Cum essent incolæ in terra Ægypti
-19 Et destruens gentes septem in terra Chanaan, sorte distribuit eis terram eorum
-47 Ut sis in salutem usque ad extremum terræ
14-14 Qui fecit cœlum, et terram, et mare, et omn.
17-24 Hic cœli et terræ cum sit Dominus
-26 Inhabitare super universam faciem terræ
20-13 Disposuerat ipse per terram iter facturus
22- 7 Decidens in terram, audivi vocem dicent.
-22 Tolle de terra hujusmodi : non enim fas est
26-14 Omnesque nos cum decidissemus in terram
27-39 Dies factus esset, terram non agnoscebant
-43 Jussitque eos... evadere, et ad terram exire
-44 Ut omnes animæ evaderent ad terram
Rom. 9-17 Annuntietur nomen meum in universa terra
-28 Verbum breviatum faciet Do. super terram
10-18 In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum
1 Cor. 8- 5 Qui dicantur dii, sive in cœlo, sive in terra
10-26 Domini est terra, et plenitudo ejus
15-47 Primus homo de terra, terrenus
Ephes. 1-10 Quæ in cœlis, et quæ in terra sunt, in ipso
3-15 Paternitas in cœlis et in terra nominatur
4- 9 Descendit primum in inferiores partes terræ
6- 3 Bene sit tibi, et sis longævus super terram
Colos. 1-16 Condita sunt universa in cœlis et in terra
-20 Sive quæ in terris, sive quæ in cœlis sunt
3- 2 Quæ surs. sunt sapite, non quæ sup. terram
- 5 Membra vestra, quæ sunt super terram
Hebr. 1- 6 Introducit primogenitum in orbem terræ
-10 Tu in principio, Domine, terram fundasti
2- 5 Non e. Angelis subjecit Deus orbem terræ
6- 7 Terra e. sæpe venientem... bibens imbrem
8- 4 Si... esset super terram, nec esset sacerdos
- 9 Ut educerem illos de terra Ægypti
11- 9 Demoratus est in terra repromissionis
-13 Quia peregrini et hospites sunt super terram
-29 Mare Rubrum tanquam per aridam terram
-38 Montibus, et speluncis, et in cavernis terræ
12-25 Recusantes eum qui sup. terram loquebatur
26 Cujus vox movit terram tunc : nunc autem Movebo non solum terram, sed et cœlum
Jacob. 5- 5 Epulati estis super terram, et in luxuriis
- 7 Agricola expectat pretiosum fructum terræ
-12 Neque per cœlum, neque per terram
-17 Oravit ut non plueret super terram
-18 Dedit pluviam, et terra dedit fructum suum
2 Petr. 3- 5 Quod cœli erant prius, et terra de aqua
- 7 Cœli... et terra, eodem verbo repositi sunt
-10 Terra autem et quæ in ipsa sunt opera
-13 Et novam terram, secundum promissa ipsius

1 *Joan.* 5- 8 Tres sunt, qui testimonium dant in terra
Judæ. - 5 Jesus populum de terra Ægypti salvans
Apoc. 1- 5 Et princeps regum terræ : qui dilexit nos
- 7 Plangent se super eum omnes tribus terræ
3-10 Ventura est... tentare habitantes in terra
5- 3 Neque in terra, neque subtus terram
- 6 Septem spiritus Dei, missi in omnem terram
-10 Sacerdotes : et regnabimus super terram
-13 In cœlo est, et super terram, et sub terra
6- 4 Datum est ei ut sumeret pacem de terra
- 8 Illi potestas super quatuor partes terræ
Gladio, fame, et morte, et bestiis terræ
-10 Non vindicas... de iis qui habitant in terra
-13 Stellæ de cœlo ceciderunt super terram
-15 Et reges terræ, et principes, et tribuni
7- 1 Vidi quatuor Angelos stantes super quatuor angulos terræ, tenentes quatuor ventos terræ, ne flarent super terram
- 2 Quibus datum est nocere terræ et mari
- 3 Nolite nocere terræ, et mari, neq. arborib.
8- 5 De igne altaris, et misit in terram
- 7 Et missum est in terra, et tertia pars terræ combusta est
-13 Væ, væ, væ habitantibus in terra
9- 1 Vidi stellam de cœlo cecidisse in terram
- 3 De fumo putei exierunt locustæ in terram
Sicut habent potestatem scorpiones terræ
- 4 Præcept. est illis ne læderent fœnum terræ
10- 2 Posuit... sinistrum autem super terram
- 5 Vidi stantem super mare et super terram
- 8 Angeli stantis super mare et super terram
11- 4 In conspectu Domini terræ stantes
- 6 Et percutere terram omni plaga
-10 Inhabitantes terram gaudebunt super illos
Cruciaverunt eos qui habitabant sup. terram
-18 Exterminandi eos qui corruperunt terram
12- 4 Et misit eas in terram : et draco stetit
- 9 Et projectus est in terram, et Angeli ejus
-12 Væ terræ, et mari, quia descendit diabolus
-13 Vidit draco quod projectus esset in terram
-16 Et adjuvit terra mulierem, et aperuit terra os suum, et absorbuit flumen
13- 3 Admirata est universa terra post bestiam
- 8 Adoraverunt eam o. qui inhabitant terram
-11 Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra
-12 Et fecit terram, et habitantes in ea
-13 Ignem faceret de cœlo descendere in terram
-14 Seduxit habitantes in terra, propter signa
Dicens habitantibus in terra, ut faciant
14- 3 Quatuor millia, qui empti sunt de terra
- 6 Ut evangelizaret sedentibus super terram
- 7 Adorate eum, qui fecit cœlum et terram
-15 Ut metatur, quoniam aruit messis terræ
-16 Et misit... falcem suam in terram, et demessa est terra
-18 Et vindemia botros vineæ terræ
-19 Et misit Angelus falcem suam acutam in terram, et vindemiavit vineam terræ
16- 1 Effundite septem phialas iræ Dei in terram
- 2 Et effudit phialam suam in terram
-14 Procedunt ad reges totius terræ congregare
-18 Ex quo homines fuerunt super terram
17- 2 Cum qua fornicati sunt reges terræ, et inebriati sunt qui inhabitant terram
- 5 Mater fornicationum et abomination. terræ
- 8 Et mirabuntur inhabitantes terram
-18 Quæ habet regnum super reges terræ
18- 1 Et terra illuminata est a gloria ejus
- 3 Reges terræ cum illa fornicati sunt : et mercatores terræ de virtute deliciarum
- 9 Et plangent se super illam reges terræ
-11 Et negotiatores terræ flebunt, et lugebunt
-23 Quia mercatores tui erant principes terræ
-24 Et omnium qui interfecti sunt in terra
19- 2 Quæ corrupit terram in prostitutione sua
-19 Vidi bestiam, et reges terræ, et exercitus
20- 7 Quæ sunt super quatuor angulos terræ
- 8 Et ascenderunt super latitudinem terræ
-11 A cujus conspectu fugit terra et cœlum
21- 1 Et vidi cœlum novum et terram novam
Primum enim cœlum, et prima terra abiit
-24 Et reges terræ afferent gloriam suam

TERRÆ MOTUS.

Esth. 11- 5 Tonitrua, et terræ motus, et conturbatio
Amos. 1- 1 Vidit... ante duos annos terræ motus
Zach. 14- 5 Fugietis sicut fugistis a facie terræ motus
Matth. 24- 7 Pestilentiæ, fames, et terræ motus per loca
27-54 Viso terræ motu, et his quæ fiebant
28- 2 Et ecce terræ motus factus est magnus
Marc. 13- 8 Et erunt terræ motus per loca, et fames
Luc. 21-11 Et terræ motus magni erunt per loca
Act. 16-26 Subito vero terræ motus factus est magnus
Apoc. 6-12 Et ecce terræ motus magnus factus est
8- 5 Voces, et fulgura, et terræ motus magnus
Apoc. 11-13 In illa hora factus est terræ motus magnus
Occisa sunt in terræ motu nomina hominum
-19 Voces, et terræ motus, et grando magna
16-18 Et terræ motus factus est magnus, qualis
Talis terræ motus, sic magnus

TERRENUS, A, UM.

Job. 4-19 Qui terrenum habent fundamentum
Sap. 7- 1 Ex genere terreni illius, qui prior factus est
9-15 Et terrena inhabitatio deprimit sensum
Joan. 3-12 Si terrena dixi vobis, et non creditis
1 *Cor.* 15-47 Primus homo de terra, terrenus : secundus
-48 Qualis terrenus, tales et terreni : et qualis
-49 Igitur, sicut portavimus imaginem terreni
Philip. 3-19 In confusione ipsorum, qui terrena sapiunt
Jacob. 3-15 Sed terrena, animalis, diabolica

TERREO.

Levit. 26-36 Terrebit eos sonitus folii volantis
Deut. 1-28 Nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes
28-67 Propt. cordis t. formidinem, qua terreberis
2 *Reg.* 22- 5 Torrentes Belial terruerunt me
3 *Reg.* 1-49 Territi sunt ergo, et surrexerunt omnes
2 *Par.* 32-18 Ut terreret eos, et caperet civitatem
2 *Esdr.* 6- 9 Omnes enim hi terrebant nos, cogitantes
-13 Acceperat e. pretium, ut territus facerem
-14 Cæterorum prophetarum qui terrebant me
-19 Et Tobias mittebat epistolas, ut terreret me
Job. 7-14 Terrebis me per somnia, et per visiones
9-34 Virgam suam, et pavor ejus non me terreat
13-21 Et formido tua non me terreat
15-24 Terrebit eum tribulatio, et angustia
18-11 Undique terrebunt eum formidines
31-34 Et despectio propinquorum terruit me
33- 7 Miraculum meum non te terreat
41-16 Timebunt Angeli, et territi purgabuntur
Thren. 2-22 Vocasti... qui terrerent me de circuitu
Dan. 7-15 Ego Daniel territus sum in his, et visiones
1 *Mac.* 14-12 Et non erat qui eos terreret
Luc. 12- 4 Ne terreamini ab his qui occidunt corpus
21- 9 Cum autem audieritis prælia et seditiones, nolite terreri
24-22 Mulieres quædam ex nostris terruerunt nos
2 *Cor.* 10- 9 Non existimer tanquam terrere vos per epistolas
Philip. 1-28 Et in nullo terreamini ab adversariis
2 *Thes.* 2- 2 Neque terreamini, neque per spiritum

TERRESTRIS, E.

1 *Cor.* 15-40 Corpora cœlestia, et corpora terrestria
Cœlestium gloria, alia autem terrestrium
2 *Cor.* 5- 1 Si terrestris domus nostra hujus habitation.
Philip. 2-10 Omne genu flectatur cœlestium, terrestrium

TERRIBILIS, E.

Gen. 28-17 Pavensq., quam terribilis est, inquit, locus
Exod. 15-11 Terribilis atque laudabilis, faciens mirabilia
19-18 Eratque omnis mons terribilis
34-10 Opus Domini terribile quod facturus sum
Deut. 1-19 Transivimus per eremum terribilem
7-21 In medio tui est, Deus magnus et terribilis
8-15 Ductor t. fuit in solitudine mag. atq. terribili
10-17 Deus magnus, et potens, et terribilis
-21 Qui fecit tibi hæc magnalia et terribilia
28-58 Timueris nomen ejus gloriosum et terribile
Judic. 13- 6 Habens vultum Angelicum, terribilis nimis
2 *Esdr.* 1- 5 Do. Deus cœli fortis, magne atque terribilis
4-14 Domini magni et terribilis mementote
9-32 Deus noster magne, fortis, et terribilis
Esth. 15- 9 Eratque terribilis aspectu
Job. 16-10 Hostis m. terribilibus oculis me intuitus est
Psal. 46- 3 Quoniam Dominus excelsus, terribilis
65- 3 Quam terribilia sunt opera tua, Domine
- 5 Terribilis in consiliis super filios hominum
75- 8 Tu terribilis es, et quis resistet tibi?
-12 Terribili (-13) et ei qui aufert spiritum principum, terribili apud reges terræ
88- 8 Terribilis sup. omnes qui in circuitu ejus s.
95- 4 Terribilis est super omnes deos
98- 3 Quoniam terribile, et sanctum est
105-22 Terribilia in mari Rubro
110- 9 Sanctum, et terribile nomen ejus
144- 6 Et virtutem terribilium tuorum dicent
Cant. 6- 3 Terribilis ut castrorum acies ordinata
- 9 Terribilis ut castrorum acies ordinata
Eccli. 9-25 Terribilis est in civitate sua homo linguosus
43-31 Terribilis Dominus et magnus vehementer
Isai. 18- 2 Ad pop. terribilem, post quem non est alius
- 7 A populo terribili, post quem non fuit alius
Dan. 2-31 Et intuitus ejus erat terribilis
7- 7 Et ecce bestia quarta terribilis, atq. mirab.
-19 Dissimilis valde ab omn., et terribilis nimis
9- 4 Obsecro, Domine Deus magne et terribilis
Joel. 2-11 Magnus enim dies Domini, et terribilis valde
Habac. 1- 7 Horribilis et terribilis est
2 *Mac.* 1-24 Domine Deus omnium creator, terribilis
3-25 Quidam equus terribilem habens sessorem
Hebr. 10-27 Terribilis autem quædam expectatio judicii
12-21 Et ita terribile erat quod videbatur

TERRIBILITER.

Psal. 138-14 Confitebor tibi quia terribiliter magnificatus es

TERRIGENA.

Psal. 48- 3 Quique terrigenæ, et filii hominum

TERROR.

Gen. 9- 2 Et terror vester ac tremor sit super cuncta
35- 5 Terror Dei invasit omn. per circuitum civit.
45- 3 Non poterant respondere fratres nimio terrore perterriti
Exod. 20-20 Venit Deus, et ut terror illius esset in vobis
23-27 Terrorem meum mittam in præcursum t.
Deut. 2-25 Hodie incipiam mittere terrorem
11-25 Terrorem vestrum et formidinem dabit Do.
28-34 Et stupens ad terrorem eorum quæ videb.
Josue. 2- 9 Etenim irruit in nos terror vester
9-24 Timuimus... vestro terrore compulsi
1 *Reg.* 31- 4 Fuerat enim nimio terrore perterritus
1 *Par.* 17-21 Atque terroribus ejiceret nationes a facie ej.
2 *Par.* 14-14 Grandis quippe cunctos terror invaserat
15- 5 Sed terrores undiq. in cunctis habitatorib.
Esth. 8-17 Grandis enim cunctos Judaici nominis terror invaserat
13- 2 Absq. ullo terrore vitam silentio transigent.
Job. 6- 4 Et terrores Domini militant contra me
13-11 Turbabit vos, et terror ejus irruet super vos
15-21 Sonitus terroris semper in auribus illius
25- 2 Potestas et terror apud eum est, qui facit
37- 2 Audite auditionem in terrore vocis ejus
39-20 Gloria narium ejus terror
Psal. 87-17 Et terrores tui conturbaverunt me
Prov. 1-33 Qui a. me audierit, absq. terrore requiescet
3-25 Ne paveas repentino terrore
20- 2 Sicut rugitus leonis, ita et terror regis
28- 1 Justus a... confidens, absque terrore erit
Isai. 7-25 Non veniet illuc terror spinar. et veprium
8-13 Ipse pavor vester, et ipse terror vester
10-18 Consumetur, et erit terrore profugus
-33 Confringet laguncularn in terrore
30-17 Mille homines a facie terroris unius
Et a facie terroris quinque fugietis
-30 Et terrorem brachii sui ostendet in commin.
31- 9 Et fortitudo ejus a terrore transibit
Jerem. 15- 8 Misi super civitates repente terrorem
20-10 Audivi enim... et terrorem in circuitu
30- 5 Hæc dicit Dom. : Vocem terroris audivimus
32-21 Et in brachio extento, et in terrore magno
46- 5 Nec respexerunt : terror undique, ait Dom.
49- 5 Ecce ego inducam super te terrorem
Ezech. 30-13 Et dabo terrorem in terra Ægypti
32-24 Qui posuerunt terrorem s. in terra viventium
-25 Dederunt e. terrorem suum in terra vivent.
-27 Quia terror fortium facti s. in terra vivent.
-32 Quia dedi terrorem m. in terra viventium
34-28 Confidenter absque ullo terrore
Dan. 10- 7 Sed terror nimius irruit super eos
Luc. 21-11 Terroresque de cœlo, et signa magna erunt

TERTIO.

Gen. 29-34 Concepitque tertio, et genuit alium filium
Num. 22-28 Cur percutis me? ecce jam tertio?
-32 Cur, inquit, tertio verberas asinam tuam?
24-10 Quibus e contrario tertio benedixisti
1 *Reg.* 3- 8 Et vocavit adhuc Samuelem tertio
20-41 Et cadens pronus in terram, adoravit tertio
3 *Reg.* 18-34 Etiam tertio id ips. facite. Feceruntq. tertio
Eccli. 23-33 Tertio in adulterio fornicata est
Matth. 26-44 Relictis illis, iterum abiit, et oravit tertio
Marc. 14-41 Et venit tertio, et ait illis : Dormite jam
Luc. 23-22 Ille autem tertio dixit ad illos
Joan. 21-14 Hoc jam tertio manifestatus est Jesus
-17 Dicit ei tertio : Simon Joannis, amas me?
Quia dixit ei tertio : Amas me?
1 *Cor.* 12-28 Secundo prophetas, tertio doctores
2 *Cor.* 12-14 Tertio hoc paratus sum venire ad vos

TERTIUS, A, UM.

Gen. 1-13 Et factum est vespere et mane, dies tertius
2-14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris
22- 4 Die a. tertio, elevatis oculis, vidit locum
31-22 Nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret
32-19 Similiter dedit mandata secundo et tertio
34-25 Die tertio, quando gravissimus vulnerum
38- 5 Tertium quoq. peperit, quem appellavit Sela
40-20 Exinde dies tertius natalitius Pharaonis erat
42-18 Die autem tertio eductis de carcere, ait
50-22 Vidit Ephraim filios usque ad tertiam generationem

Exod. 19- 1 Mense tertio egressionis Isr. de terra Ægypti
-11 Et sint parati in diem tertium : in die enim tertia descendet Dominus
-15 Ait ad eos : Estote parati in diem tertium
-16 Jamque advenerat tertius dies, et mane
20- 5 In tertiam et quartam generationem eorum
28-19 In tertio ligurius, achates, et amethystus
34- 7 Reddis iniquitatem... in tertiam et quartam progeniem
39-12 In tertio, ligurius, achates, et amethystus
Levit. 7-17 Quidquid autem tertius invenerit dies
-18 Si quis de carnibus... die tertio comederit
19- 6 Quidquid a. residuum fuerit in diem tertium
Num. 2-24 Per turmas suas : tertii proficiscentur
7-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon
14-18 Peccata... in tertiam et quartam generat.
15- 6 Quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin
19-12 Aspergetur ex hac aqua die tertio
Si die tertio aspersus non fuerit
-19 Lustrabit immundum tertio et septimo die
28-14 Tertia per arietem, quarta per agnum
29-20 Die tertio offeretis vitulos undecim
31-19 Lustrabitur die tertio et septimo
Deut. 5- 9 Reddens iniquitatem... in tertiam et quartam generationem
14-28 Anno tertio separabis aliam decimam
23- 8 Tertia generatione intrabunt in ecclesiam Domini
26-12 Anno decimarum tertio, dabis Levitæ
Josue. 1-11 Quoniam post diem tertium transibitis Jord.
9-17 Et venerunt in civitates eorum die tertio
17-11 Et tertia pars urbis Nopheth
19-10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon
Judic. 20-30 Et tertia vice, sicut semel et bis
1 Reg. 13-18 Tertius autem verterat se ad iter termini
17-13 Et secundus Aminadab, tertiusque Samma
19-21 Et rursum misit Saül tertios nuntios
20- 5 Ut abscondar.. usq. ad vesperam diei tertiæ
30- 1 Cumque venissent... in Siceleg die tertia
2 Reg. 3- 3 Porro tertius Absalom, filius Maacha
18- 2 Dedit pop. tertiam partem sub manu Joab
Et tertiam partem sub manu Abisaï
Et tertiam partem sub manu Ethaï
20- 4 Convoca mihi o. viros Juda in diem tertium
21-19 Tertium q. fuit bellum in Gob contra Phil.
3 Reg. 3-18 Tertia autem die postquam ego peperi
6- 6 Et tertium tabulatum septem habens cubitos
- 8 Ascendebant... et a medio in tertium
12- 5 Ite usque ad tertium diem, et revertimini
-12 Venit... omnis popul. ad Roboam die tertia
Dicens : Revertimini ad me die tertia
15-28 Interfecit... in anno tertio Asa regis Juda
-33 Anno tertio Asa regis Juda, regnavit Baasa
18- 1 Factum est verbum...in anno tertio, dicens
22- 2 In anno autem tertio descendit Josaphat
4 Reg. 1-13 Iterum misit principem quinquagenarium tertium
11- 6 Tertia pars vestrum introeat sabbato
Tertia autem pars sit ad portam Sur : et tertia pars sit ad portam, quæ est post habit.
18- 1 Anno tertio Osee filii Ela regis Israël
19-29 Porro in tertio anno seminate et metite
20- 5 Die tertio ascendes templum Domini
- 8 Ascensurus sum die tertia templum Domini
1 Par. 2-13 Secundum Abinadab, tertium Simmaa
3- 2 Tertium Absal. filium Maacha filiæ Tholm.
-15 Tertius Sedecias, quartus Sellum
8- 1 Asbel secundum, Ahara tertium
-39 Et Jehus secundus, et Eliphalet tertius
12- 9 Princeps, Obdias secundus, Eliab tertius
23-19 Amarias secundus, Jahaziel tertius
24- 8 Tertia Harim, quarta Seorim
-23 Amarias secundus, Jahaziel tertius
25-10 Tertia Zachur, filiis et fratribus ejus
26- 2 Jadihel secundus, Zabadias tertius
- 4 Jozabad secundus, Joaha tertius
-11 Helcias secundus, Tabelias tertius
27- 5 Dux quoque turmæ tertiæ in mense tertio
2 Par. 10-12 Universus populus, ad Roboam die tertio
15-10 Cumq. venissent in Jerusalem mense tertio
17- 7 Tertio autem anno regni sui, misit
23- 5 Tertia pars vestr. qui veniunt ad sabbatum
Tertia vero pars ad domum regis : et tertia ad portam, quæ appellatur Fundamenti
27- 5 Filii Ammon, in anno secundo et tertio
31- 7 Mense tertio cœperunt acervorum jacere...
1 Esdr. 6-15 Usque ad diem tertium mensis Adar
2 Esdr. 10-32 Ut demus tertiam partem sicli per annum
Tobiæ. 1- 7 Ita ut in tertio anno proselytis et advenis
3-12 Die tertia, dum compleret orationem
6-21 Tertia a. nocte benedictionem consequeris
-22 Transacta autem tertia nocte, accipies
8- 4 Tertia a. transacta nocte, in nostro erimus
9-11 Usque in tertiam et quartam generationem
Esth. 1- 3 Tertio igitur anno imperii sui, fecit grande

Esth. 5- 1 Die a. tertio induta est Esther regalibus vest.
8- 9 Tempus tertii mensis, qui appellatur Siban
Vigesima et tertia die illius, scriptæ sunt
15- 4 Die autem tertio deposuit vestimenta
Job. 42-14 Et vocavit... nomen tertiæ Cornustibii
Eccli. 23-21 Et tertium adducit iram et perditionem
26-25 Et in tertio iracundia mihi advenit
28-16 Lingua tertia multos commovit, et dispersit
-19 Lingua tertia mulieres viratas ejecit
45-28 Phinees filius Eleazari tertius in gloria est
50-27 Tertia autem non est gens, quam oderim
Isai. 19-24 Erit Israël tertius Ægyptio et Assyrio
37-30 In anno autem tertio seminate, et metite
Jerem. 25- 3 Iste tertius et vigesimus annus : factum est
38-14 Ad ostium tertium, quod erat in domo
Ezech. 5- 2 Tertiam partem igni combures in medio
Assumes tertiam partem, et concides gladio
Tertiam vero aliam disperges in ventum
-12 Tertia pars tui peste morietur, et fame
Et tertia pars tui in gladio cadet in circuitu tuo : tertiam vero partem tuam in omnem ventum dispergam
10-14 Facies hominis : et in tertio facies leonis
31- 1 Anno undecimo, tertio mense, una mensis
46-14 Partem ephi, et de oleo tertiam partem hin
Dan. 1- 1 Anno tertio regni Joakim regis Juda
2-39 Regnum tertium aliud ær., quod imperabit
5- 7 Habebit in collo, et tertius in regno meo erit
-16 Et tertius in regno meo princeps eris
-29 Haberet potestatem tertius in regno suo
8- 1 Anno tertio regni Baltassar regis, visio
10- 1 Anno tertio Cyri regis Persarum, verbum
Osee. 6- 3 In die tertia suscitabit nos, et vivemus
Zach. 6- 3 Et in quadriga tertia equi albi
13- 8 Deficient, et tertia pars relinquetur in ea
- 9 Et ducam tertiam partem per ignem
1 Mac. 1-21 In centes. et quadragesimo tertio anno
10-29 Et coronas remitto, et tertias seminis
11-18 Rex Ptolemæus mortuus est in die tertia
13-51 Intraverunt in eam tertia et vigesima die
14-27 Anno tertio sub Simone sacerdote magno
2 Mac. 7-10 Post hunc tertius illuditur, et linguam
Matth. 16-21 Et occidi, et tertia die resurgere
17-22 Et occident eum, et tertia die resurget
20- 3 Egressus circa horam tertiam, vidit alios
-19 Et crucifigendum, et tertia die resurget
22-26 Secundus, et tertius, usque ad septimum
27-64 Custodiri sepulcrum usque in diem tertium
Marc. 10-34 Et interficient eum : et tertia die resurget
12-21 Nec iste reliquit semen. Et tertius similiter
15-25 Erat autem hora tertia : et crucifixerunt eum
Luc. 9-22 Et occidi, et tertia die resurgere
12-38 Si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit
13-32 Hodie et cras, et tertia die consummor
18-33 Occident eum, et tertia die resurget
20-12 Et addidit tertium mittere
-31 Et tertius accepit illam
24- 7 Oportet... crucifigi, et die tertia resurgere
-21 Tertia dies est hodie quod hæc facta sunt
-46 Oportebat. et resurgere a mortuis tertia die
Joan. 2- 1 Die tertia nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ
Act. 2-15 Hi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia
10-40 Hunc Deus suscitavit tertia die, et dedit
13-30 Deus vero suscitav. eum a mortuis tertia die
20- 9 Ductus somno cecidit de tertio cœnaculo
23-23 Et lancearios ducentos, a tertia hora noctis
27-19 Tertia die suis manibus armamenta
28-17 Post tertium autem diem convocavit primos
1 Cor. 15- 4 Quia resurrexit tertia die secundum Script.
2 Cor. 12- 2 Raptum hujusmodi usq. ad tertium cœlum
13- 1 Ecce tertio hoc venio ad vos : in ore
Apoc. 4- 7 Tertium animal habens faciem quasi hom.
6- 5 Cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal, dicens : Veni, et vide
8- 7 Et tertia pars terræ combusta est, et tertia pars arborum concremata est
- 8 Facta est tertia pars maris, sanguis
- 9 Mortua est tertia pars creaturæ eorum
Tertia pars navium interiit
-10 Et tertius Angelus tuba cecinit : et cecidit de cœlo stella magna... et cecidit in tertiam partem fluminum
-11 Facta est tertia pars aquar. in absynthium
-12 Et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lunæ, et tertia pars stellarum, ita ut obscuraretur tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia, et noctis
9-15 Ut occiderent tertiam partem hominum
-18 Occisa est tertia pars hominum, de igne
11-14 Abiit : Et ecce væ tertium veniet cito
12- 4 Trahebat tertiam partem stellarum cœli
14- 9 Tertius Angelus secutus est illos, dicens
16- 4 Tertius effudit phialam suam sup. flumina
21-19 Tertium, chalcedonius : quartum, smaragdus

TERTIUS.

Fuit hic Pauli saltem amanuensis in Epistola ad Romanos, postmodum vero Iconi episcopus, teste Amphilochio.

Rom. 16-22 Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistolam

TERTIUS DECIMUS.

Gen. 14- 4 Et tertio decimo anno recesserunt ab eo
1 Par. 24-13 Tertia decima Hoppha, decima quarta Isb
25-20 Tertia decima Subael, filiis et fratribus
Judith. 2- 1 Anno tertio decimo Nabuchodonosor regis
Esth. 3-12 Tertia decima die ejusdem mensis
-13 Tertio decimo mensis duodecimi, qui vocat
8-12 Tertia decima mensis duodecimi Adar
9- 1 Tertia decima die, quando cunctis Judæi interfectio parabatur
-17 Dies autem tertius decimus mensis Adar
-18 Tertio decimo et quarto decimo die
16-20 Tertia decima die mensis duodecimi
Jerem. 1- 2 In tertio decimo anno regni ejus
25- 3 A tertio decimo anno Josiæ filii Ammon
1 Mac. 7-43 Prælium tertia decima die mensis Adar
-49 Tertia decima die mensis Adar
2 Mac. 15-37 Tertia decima die mensis Adar

TERTULLUS.

Nomen est oratoris cujusdam quem Ananias quasi advocatum suum assumpsit, vel ob dicendi facultatem, vel quia linguæ Latinæ peritus erat, quam Ananias ignorabat, ad accusandum sanctum Paulum.

Act. 24- 1 Cum seniorib...et Tertullo quodam oratore
- 2 Citato Paulo cœpit accusare Tertullus

TESTA.

Job. 2- 8 Qui testa saniem radebat, sedens in sterquil.
Psal. 21-16 Aruit tanquam testa virtus mea, et lingua
Eccli. 22- 7 Qui docet fat. quasi qui conglutinat testam
Isai. 30-14 Et non invenietur de fragmentis ejus testa
45- 9 Væ qui contradicit... testa de samiis terræ
Dan. 2-35 Contrita sunt pariter ferrum, testa, æs
-41 Vidisti pedum et digitor. partem testæ figuli
Vidisti ferrum mixtum testæ ex luto
-43 Vidisti ferrum mixtum testæ ex luto
Sicuti ferrum misceri non potest testæ
-45 Comminuit testam, et ferrum, et æs, et arg.

TESTACEUS.

Judic. 1-35 In monte Hares, quod interpretatur testaceo

TESTAMENTUM.

Exod. 30-26 Unges ex eo tabernac... et arcam testamenti
Num. 14-44 Arca autem testamenti Domini et Moyses
2 Reg. 6-15 Ducebant arcam testamenti Domini
Judith. 9-18 Memento, Do., testamenti tui, et da verbum
Psal. 24-10 Misericordia et veritas, requirentibus testamentum
-14 Et testamentum ipsius ut manifestetur illis
43-18 Inique non egimus in testamento tuo
49- 5 Qui ordinant testamentum ejus super sacrif.
-16 Assumis testamentum meum per os tuum
54-21 Contaminaverunt testamentum ejus
73-20 Respice in testamentum t. : quia repleti sunt
77-10 Non custodierunt testamentum Dei
-37 Nec fideles habiti sunt in testamento ejus
82- 6 Simul adversum te testamentum diposuer.
88- 4 Disposui testamentum electis meis, juravi
-29 Et testamentum meum fidele ipsi
-35 Neque profanabo testamentum meum
-40 Evertisti testamentum servi tui : profanasti
102-18 His qui servant testamentum ejus
104- 8 Memor fuit in sæculum testamenti sui
-10 Statuit illud... Israël in testamentum ætern.
105-45 Memor fuit testamenti sui : et pœnituit eum
110- 5 Memor erit in sæculum testamenti sui
- 9 Mandavit in æternum testamentum suum
131-12 Si custodierint filii tui testamentum meum
Sap. 18-22 Et testamentum commemorans
Eccli. 11-21 Sta in testamento tuo, et in illo colloquere
14-12 Mors non tardat, et testamentum inferorum
Testamentum e. huj. mundi morte morietur
16-22 Longe enim est testamentum a quibusdam
17-10 Testamentum æternum constituit cum illis
-17 Non sunt absconsa testamenta per iniquitat.
24-32 Liber vitæ, et testamentum Altissimi
28- 9 Memor. testamentum Altissimi, et despice
38-38 Et testamentum judicii non intelligent
39-11 In lege testamenti Domini gloriabitur
41-24 De furto, de veritate Dei, et testamento
42- 2 De lege Altissimi, et testamento, et de judic.
44-12 Et in testamentis stetit semen eorum
-19 Testamenta sæculi posita sunt apud illum
-20 Et fuit in testamento cum illo
-21 In carne ejus stare fecit testamentum

Eccli. 44-25 Testamentum confirmavit sup. caput Jac.
45- 6 Docere Jacob testamentum s., et judicia
- 8 Statuit ei testamentum æternum, et dedit
-19 Factum est illi in testamentum æternum
-21 In testamentis judiciorum, docere Jacob
-30 Statuit illi testamentum pacis, principem
-31 Et testamentum David regi filio Jesse
47-13 Dedit illi testamentum regni et sedem gloriæ
Isai. 14-13 Sedebo in monte testamenti, in lateribus
Jerem. 3-16 Non dicent ultra : Arca testamenti Domini
Baruc. 2-35 Statuam illis testamentum alterum
Dan. 3- 34 Et ne dissipes testamentum tuum
11-28 Cor ejus adversum testamentum sanctum
-30 Indignabit. contra testamentum sanctuarii
Qui dereliquerunt testamentum sanctuarii
-32 Impii in testamentum simulabunt fraudul.
Zach. 9-11 In sanguine testamenti tui emisisti vinctos
Malac. 3- 1 Et Angelus testamenti, quem vos vultis
1 Mac. 1-12 Et disponamus testamentum cum gentibus
-16 Et recesserunt a testamento sancto
-60 Inveniebantur libri testamenti Domini
2-27 Qui zelum habet legis statuens testamentum
-50 Animas vestras pro testamento patrum vest.
-54 Accepit testamentum sacerdotii æterni
4-10 Et memor erit testamenti patrum nostror.
2 Mac. 1- 2 Deus, et meminerit testamenti sui
7-36 Sub testamento æternæ vitæ effecti sunt
8-15 Si non propt. eos, propt. testamentum tamen
Matth. 26-28 Hic est enim sanguis meus novi testamenti
Marc. 14-24 Hic est sanguis meus novi testamenti
Luc. 1-72 Et memorari testamenti sui sancti
22-20 Est calix nov. testamentum in sanguine meo
Act. 3-25 Vos estis filii prophetarum, et testamenti
7- 8 Dedit illi testamentum circumcisionis
Rom. 9- 4 Et gloria, et testamentum, et legislatio
11-27 Hoc illis a me testamentum : cum abstulero
1 Cor. 11-25 Hic calix novum testamentum est in meo sanguine
2 Cor. 3- 6 Idoneos nos fecit ministros novi testamenti
-14 In lectione veteris testamenti manet
Galat. 3-15 Confirmatum testamentum nemo spernit
-17 Dico : testamentum confirmatum a Deo
4-24 Hæc enim sunt duo testamenta
Ephes. 2-12 Et hospites testamentorum, promissionis
Hebr. 7-22 In tantum melioris testamenti sponsor fact.
8- 6 Quanto et melioris testamenti mediator est
- 8 Super domum Juda : testamentum novum
- 9 Non secund. testamentum quod feci patrib.
Ipsi non permanserunt in testamento meo
-10 Quia hoc est testamentum, quod disponam
9- 4 Arcam testamenti circumtectam ex o. parte
Et tabulæ testamenti
-15 Ideo novi testamenti mediator est
Quæ erant sub priori testamento
-16 Ubi enim testamentum est, mors necesse est
-17 Testamentum enim in mortuis confirmatum
-20 Hic sanguis testamenti, quod mandavit
10-16 Hoc a. testamentum, quod testabor ad illos
-29 Et sanguinem testamenti pollutum duxerit
12-24 Et testamenti novi mediatorem Jesum
13-20 In sanguine testamenti æterni
Apoc. 11-19 Visa est arca testamenti ejus in templo ejus

TESTATOR.

Hebr. 9-16 Mors necesse est intercedat testatoris

TESTEUS, A, UM.

Jerem. 19- 1 Accipe lagunculam figuli testeam a senior.
Thren. 4- 2 Quomodo reputati sunt in vasa testea, opus

TESTICULUS.

Levit. 22-24 Vel tusis, vel sectis ablatisque testiculis est
Deut. 23- 1 Eunuchus, attritis vel amputatis testiculis
Job. 40-12 Nervi testiculorum ejus perplexi sunt

TESTIFICATIO.

Exod. 25-16 Ponesque in arca testificationem quam dabo
4 Reg. 17-15 Et testificationes, quibus contestatus est eos

TESTIFICOR.

Exod. 19-23 Tu enim testificatus es, et jussisti, dicens
Deut. 32-46 Omnia verba, quæ ego testificor vobis hodie
3 Reg. 2-42 Nonne testificatus sum tibi per Dominum
4 Reg. 17-13 Testificatus est Dominus in Israel et in Juda
2 Esdr. 9-34 Testimonia tua quæ testificatus es in eis
Psal. 49- 7 Et loquar : Israël, et testificabor tibi
Eccli. 28-13 Et lingua testificans adducit mortem
Malac. 2-14 Quia Do. testificatus est inter te et uxorem
1 Mac. 2-56 Caleb, dum testificatur in ecclesia, accepit
Matth. 26-62 Ad ea, quæ isti adversum te testificantur
Luc. 11-48 Profecto testificamini quod consentitis
Act. 2-40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est
8-25 Et illi quidem testificati et locuti verbum
10-42 Prædicare populo, et testificari, quia ipse
18- 5 Paulus, testificans Judæis esse Christ. Jesum
20-21 Testificans Judæis atque gentilibus in Deum
-24 A Dom. Jesu, testificari Evangelium gratiæ
23-11 Sicut enim testificatus es de me in Jerusalem, sic te oportet et Romæ testificari
26-22 Testificans minori atque majori, nihil extra
28-23 Quibus exponebat testificans regnum Dei
Rom. 3-21 Justitia Dei... testificata a lege et prophetis
Galat. 5- 3 Testificor autem rursus omni homini
Ephes. 4-17 Et testificor in Dom., ut jam non ambuletis
1 Thes. 2-12 Testificati sumus, ut ambularetis digne Deo
4- 6 Sicut prædiximus vobis, et testificati sumus
2 Tim. 2-14 Hæc commone, testificans coram Domino
4- 1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo
1 Joan. 4-14 Et testificamur, quon. Pater misit Filium s.
5- 6 Spiritus est, qui testificatur, quon. Christus
- 9 Quoniam testificatus est de Filio suo
-10 Quod testificatus est Deus de Filio suo
Apoc. 22-16 Misi Angelum meum, testificari vobis hæc

TESTIMONIUM.

Gen. 21-30 Ut sint mihi in testimonium, quoniam ego
31-44 Ineamus fœdus: ut sit in testimonium int. me
-47 Quem vocavit.. et Jac., Acervum testimonii
-52 Tumulus.. iste et lapis sint in testimonium
Exod. 20-16 Contra proxim. tuum falsum testimonium
23- 1 Ut pro impio dicas falsum testimonium
25-21 In qua pones testimonium, quod dabo tibi
-22 Duorum cherubim, qui erunt super arcam testimonii
26-33 Intra quod pones arcam testimonii
-34 Pones et propitiator. super arcam testimonii
27-21 In tabernaculo testimonii, extra velum quod oppansum est testimonio
28-43 Quando ingredientur tabernacul. testimonii
29- 4 Applicabis ad ostium tabernaculi testimonii
-10 Et vitulum coram tabernaculo testimonii
-11 Mactabis... juxta ostium tabern. testimonii
-30 Qui ingredietur tabernaculum testimonii
-32 In vestibulo tabernac. testimonii comedent
-42 Ad ostium tabernaculi testimonii coram Do.
-44 Sanctificabo et tabernaculum testimonii
30- 6 Quod ante arcam pendet testimonii coram propitiatorio quo tegitur testimonium
-16 Trades in usus tabernaculi testimonii
-18 Ponesq. illud inter tabernac. testimonii
-20 Quando ingressuri s. tabernac. testimonii
-26 Unges ex eo tabernaculum testimonii
-36 Pones ex eo coram tabernaculo testimonii
31- 7 Tabernaculum fœderis, et arcam testimonii
-18 Tabulas testimonii lapideas, script. digito D.
32-15 Portans duas tabulas testimonii in manu s.
34-29 Tenebat duas tabulas testimonii
35-21 Ad faciendum opus tabernaculi testimonii
38-21 Hæc sunt instrumenta tabernac. testimonii
-30 Bases in introitu tabernaculi testimonii
39-31 Opus tabernaculi et tecti testimonii
40- 2 Prima die mensis, eriges tabern. testimonii
- 5 In quo adoletur incensum, coram arca testimonii
-12 Filios ejus ad fores tabernaculi testimonii
-18 Posuit et testimonium in arca
-22 Posuit et candelabrum in tabern. testimonii
-24 Altare aureum sub tecto testimonii
-26 Tentorium in introitu tabernaculi testimonii
-27 Altare holocausti in vestibulo testimonii
-28 Inter tabernaculum testimonii et altare
-32 Operuit nubes tabernaculum testimonii
Levit. 1- 1 Locutus est ei Domin. de tabern. testimonii
- 3 Offeret ad ostium tabernaculi testimonii
3- 2 Immolabitur in introitu tabern. testimonii
- 8 Immolabitur in vestibulo tabern. testimonii
-13 Immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii
4- 4 Adducet illum ad ostium tabern. testimonii
- 5 Inferens illum in tabernaculum testimonii
- 7 Quod est in tabernaculo testimonii
-16 De sanguine ej. in tabernaculum testimonii
-18 Quod est coram Dom. in tabern. testimonii
Quod est in ostio tabernaculi testimonii
6-30 Cujus sanguis infertur in tabern. testimonii
9-23 Moyses et Aaron in tabernaculum testimonii
10- 9 Quando intratis in tabernaculum testimonii
12- 6 Ad ostium tabernaculum testimonii
14-11 Coram Dom. in ostio tabern. testimonii
-23 Ad ostium tabernaculi testimonii coram Do.
15-14 Ad ostium tabernaculi testimonii
-29 Pullos columb., ad ostium tabern. testimonii
16- 7 Coram Dom. in ostio tabernaculi testimonii
-13 Operiat orac., quod est supra testimonium
-16 Juxta hunc ritum faciet tabern. testimonii
-23 Revertetur Aaron in tabernac. testimonii
-33 Expiabit sanctuarium et tabern. testimonii
17- 5 Ante ostium tabernaculi testimonii
- 6 Sup. altare Do. ad ostium tabern. testimonii
- 9 Ad ostium tabern. testimonii non adduxerit
Levit. 19-21 Offeret Dom. ad ostium tabern. testimonii
24- 3 Extra velum testimonii in tabern. fœderis
Num. 1-50 Constitue eos super tabern. testimonii
-53 Excubabunt in custodiis tabern. testimonii
2-17 Levabitur autem tabernaculum testimonii
3- 7 Observent... coram tabernaculo testimonii
4- 5 Involventque eo arcam testimonii
-30 Ad officium... et cultum fœderis testimonii
6-10 Offeret... in introitu fœderis testimonii
7-89 Quod erat super arcam testimonii
17- 4 In tabernaculo fœderis coram testimonio
- 7 Coram Domino in tabernaculo testimonii
-10 Refer virgam Aaron in tabern. testimonii
18- 2 Ministrabitis in tabernaculo testimonii
-31 Quo servitis in tabernaculo testimonii
31-54 Susceptum intulerunt in tabern. testimonii
35-30 Ad unius testimonium nullus condemnabit.
Deut. 4-45 Hæc testimonia et cæremoniæ atq. judicia
5-20 Nec loqueris contra proximum tuum falsum testimonium
6-17 Testimonia et cæremonias quas præcepit tibi
-20 Quid sibi volunt testimonia hæc et cærem.
17- 6 Uno contra se dicente testimonium
31-14 State in tabernaculo testimonii ut præcipiam
-19 Sit mihi carmen istud pro testimonio
-21 Respondebit ei cantic. istud pro testimonio
-26 Ut sit ibi contra te in testimonium
Josue. 18- 1 Ibique fixerunt tabernaculum testimonii
19-51 Coram Domino ad ostium tabern. testimonii
22-27 Sed in testimonium inter nos et vos
-28 Neq. in sacrificium, sed in testimonium nost.
-34 Altare quod extruxerant, Testimonium nost.
24-27 Lapis iste erit vobis in testimonium
Ruth. 4- 7 Hoc erat testimonium cessionis in Israël
3 Reg. 2- 3 Et præcepta ejus, et judicia, et testimonia
21-10 Et falsum testimonium dicant
-13 Contra eum testimonium coram multitudine
4 Reg. 11-12 Posuit super eum diadema, et testimonium
23- 3 Et testimonia, et cæremonias, in omni corde
1 Par. 6-32 Ministrabant coram tabernaculo testimonii
9-21 Zacharias... janitor portæ tabern. testimonii
29-19 Mandata tua, testimonia tua, et cæremonias
2 Par. 23-11 Imposuerunt ei diadema : et testimonium
24- 6 Multitudo Israël in tabernacul. testimonii
34-31 Ut... custodiret præcepta, et testimonia
2 Esdr. 9-34 Et testimonia tua quæ testificatus es in eis
Judith. 13-27 Deus Israël, cui tu testimonium dedisti
Job. 9-19 Nemo audet pro me testimonium dicere
16- 9 Rugæ meæ testimonium dicunt contra me
29-11 Oculus videns testimonium reddebat mihi
Psal. 18- 8 Testimonium Do. fidele, sapientiam præstans
24-10 Testamentum ejus et testimonia ejus
77- 5 Suscitavit testimonium in Jacob : et legem
-56 Testimonia ejus non custodierunt
79- 1 Qui commutabuntur, testimonium Asaph
80- 6 Testimonium in Joseph posuit illud
92- 5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis
98- 7 Custodiebant testimonia ejus et præceptum
118- 2 Beati, qui scrutantur testimonia ejus
-14 In via testimoniorum tuor. delectatus sum
-22 Aufer a me... quia testimonia t. exquisivi
-24 Nam et testimonia tua meditatio mea est
-31 Adhæsi testimoniis tuis, Domine
-36 Inclina cor meum in testimonia tua
-46 Loquebar de testimoniis t. in consp. regum
-59 Et converti pedes meos in testimonia tua
-79 Convertantur... qui noverunt testimonia t.
-88 Vivifica me: et custodiam testimonia oris tui
-95 Ut perderent me, testimonia tua intellexi
-99 Quia testimonia tua meditatio mea est
-111 Hæreditate acquisivi testimonia tua
-119 Ideo dilexi testimonia tua
-125 Da mihi intellectum, ut sciam testimonia t.
-129 Mirabilia testimonia tua : ideo scrutata est
-138 Mandasti justitiam testimonia tua
-144 Æquitas testimonia tua in æternum
-152 Initio cognovi de testimoniis tuis
-157 Tribulant me : a testimoniis t. non declinavi
-167 Custodivit anima mea testimonia tua
-168 Servavi mandata tua et testimonia tua
121- 4 Testimonium Israël ad confitendum nomi.
131-12 Et testimonia mea hæc, quæ docebo eos
Prov. 25-18 Contra proximum s. falsum testimonium
Sap. 10- 7 Quibus in testimonium nequitiæ
17-10 Nequitia dat testimonium condemnationis
Eccli. 31-28 Et testimonium veritatis illis fidele
-29 Et testimonium nequitiæ illius verum est
36-17 Da testimonium his, qui ab initio creaturæ
45-21 Docere Jacob testimonia, et in lege sua
46-22 Testimonium præbuit in conspectu Domini
Isai. 8-16 Liga testimonium, signa legem in discipulis
-20 Ad legem magis, et ad testimonium
19-20 Erit in signum et in testimonium Domino
30- 8 Et erit in die novissimo in testimonium
Jerem. 44-23 Et in testimoniis ejus non ambulaveritis

Dan. 13-21 Si nolueris, dicemus contra te testimonium
-43 Scis quoniam falsum testimonium tulerunt
-49 Falsum testimonium locuti s. adversus eam
-61 Ex ore suo falsum dixisse testimonium
Matth. 8- 4 Quod præcepit Moyses, in testimonium illis
10-18 Ducemini propter me, in testimonium illis
15-19 Fornicationes, furta, falsa testimonia
19-18 Non falsum testimonium dices
23-31 Itaque testimonio estis vobismetipsis
24-14 In testimonium omnibus gentibus
26-59 Quærebant fals. testimonium contra Jesum
27-13 Quanta adversum te dicunt testimonia
Marc. 1-44 Quæ præcepit Moyses in testimonium illis
6-11 Excutite pulverem... in testimonium illis
10-19 Ne fureris, Ne falsum testimonium dixeris
13- 9 Stabitis propter me, in testimonium illis
14-55 Quærebant adversus Jesum testimonium
-56 Multi enim testimonium falsum dicebant
Et convenientia testimonia non erant
-57 Falsum testimonium ferebant adversus eum
-59 Non erat conveniens testimonium illorum
Luc. 4-22 Omnes testimonium illi dabant
5-14 Sicut præcepit Moys., in testimonium illis
9- 5 Excutite in testimonium supra illos
18-20 Non falsum testimonium dices : Honora
21-13 Continget autem vobis in testimonium
22-71 Quid adhuc desideramus testimonium ?
Joan. 1- 7 Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine
- 8 Sed ut testimonium perhiberet de lumine
-15 Joannes testimonium perhibet de ipso
-19 Est testimonium Joannis, quando miserunt
-32 Et testimonium perhibuit Joannes, dicens
-34 Testimonium perhibui, quia hic est Fil. Dei
2-25 Ut quis testimonium perhiberet de homine
3-11 Et testimonium nostrum non accipitis
-26 Cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic
-28 Ipsi vos mihi testimonium perhibetis
-32 Et testimonium ejus nemo accipit
-33 Qui accepit ejus testimonium, signavit
4-39 Verbum mulieris testimonium perhibentis
-44 Ipse enim Jesus testimonium perhibuit
5-31 Si ego testimonium perhibeo de me ipso, testimonium meum non est verum
-32 Alius est, qui testimonium perhibet de me
Ver. est testimonium, quod perhibet de me
-33 Et testimonium perhibuit veritati
-34 Ego a.. non ab homine testimonium accipio
-36 Ego aut. habeo testimonium majus Joanne
Opera, quæ ego facio, testimonium perhib.
-37 Pater, ipse testimonium perhibuit de me
-39 Illæ sunt, quæ testimonium perhibent de me
7- 7 Quia ego testimonium perhibeo de illo
8-13 Tu de te ipso testimonium perhibes : testimonium tuum non est verum
-14 Et si ego testimonium perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum
-17 Duorum hominum testimonium verum est
-18 Sum, qui testimonium perhib. de me ipso, et testimonium perhibet de me, qui misit me
10-25 Hæc testimonium perhibent de me
12-17 Testimonium ergo perhibebat turba
15-26 Ille testimonium perhibebit de me
-27 Vos testimonium perhibebitis, quia ab initio
18-23 Si male locutus sum, testimonium perhibe
-37 Veni in mund., ut testimonium perhibeam
19-35 Et qui vidit, testimonium perhibuit : et verum est testimonium ejus
21-24 Discipulus ille, qui testimonium perhibet
Et scimus, quia verum est testimonium ejus
Act. 4-33 Reddebant Apostoli testimonium resurrect.
6- 3 Viros ex vobis boni testimonii septem
7-44 Tabernaculum testimonii fuit cum patribus
10-22 Et testimonium habens ab universa gente
-43 Huic om. prophetæ testimonium perhibent
13-22 Cui testimonium perhibens, dixit : Inveni
14- 3 Testimonium perhibente verbo gratiæ suæ
-16 Non sine testimonio semetipsum reliquit
15- 8 Qui novit corda D., testimonium perhibuit
16- 2 Huic testimonium bonum reddebant
22- 5 Princeps sacerdot. mihi testimonium reddit
-12 Vir secundum legem, testimonium habens
-18 Non recipient testimonium tuum de me
26- 5 Si velint testimonium perhibere
Rom. 2-15 Testimonium reddente illis conscientia
8-16 Spiritus testimonium reddit spiritui nostro
9- 1 Testimonium mihi perhibente conscientia
10- 2 Testimonium enim perhibeo illis, quod
13- 9 Non furaberis : Non fals. testimonium dices
1 Cor. 1- 6 Sicut testimonium Christi confirmatum est
2- 1 Annuntians vobis testimonium Christi
15-15 Testimonium diximus adversus Deum
2 Cor. 1-12 Gloria... testimonium conscientiæ nostræ
8- 3 Secund. virtutem testimonium illis reddo
Galat. 4-15 Testimonium enim perhibeo vobis, quia
Colos. 4-13 Testimonium e. illi perhibeo, quod habet
2 Thes. 1-10 Creditum est testimonium nostr. super vos
1 Tim. 2- 6 Pro omnibus, testimonium temporibus suis
3- 7 Oportet a. illum et testimonium habere
5-10 In operibus bonis testimonium habens
6-13 Qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato
2 Tim. 1- 8 Noli itaq. erubescere testimonium Domini
Tit. 1-13 Testimonium hoc verum est
Hebr. 3- 5 In testimonium eorum quæ dicenda erant
11- 2 In hac enim testimonium consecuti sunt
- 4 Testimonium consecutus est esse justum
Testimonium perhibente muneribus ejus
- 5 Testimonium habuit placuisse Deo
-39 Et hi omnes testimonio fidei probati
Jacob. 5- 3 Et ærugo eorum in testimonium vobis erit
1 Joan. 5- 7 Tres sunt, qui testimonium dant in cœlo
- 8 Tres sunt, qui testimonium dant in terra
- 9 Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus est : quoniam hoc est testimonium Dei, quod majus est
-10 Qui credit... habet testimonium Dei in se
Non credit in testimonium, quod testificatus
-11 Et hoc est testimonium, quoniam vitam
3 Joan. - 3 Et testimonium perhibentibus veritati tuæ
- 6 Qui testimonium reddiderunt charitati tuæ
-12 Demetrio testimonium redditur ab omnib.
Sed et nos testimonium perhibemus, et nosti quoniam testimonium nostr. verum est
Apoc. 1- 2 Qui testimonium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi
- 9 Propter verbum Dei et testimonium Jesu
6- 9 Et propter testimonium, quod habebant
11- 7 Cum finierint testimonium suum, bestia
12-11 Vicerunt... propter verbum testimonii sui
-17 Et habent testimonium Jesu Christi
15- 5 Apertum est templum tabernac. testimonii
19-10 Fratrum tuor. habentium testimonium Jesu
Testimonium e. Jesu, est spiritus prophetiæ
20- 4 Animas decollator. propt. testimonium Jesu
22-20 Dicit qui testimonium perhibet istorum

TESTIS.

Gen. 31-47 Quem vocavit Laban Tumulum testis
-48 Tumulus iste erit testis inter me et te
Nomen ejus Galaad, id est, Tumulus testis
-50 Nullus sermonis nostri testis est absque Deo
-52 Testis erit : Tumulus, inquam, iste et lapis
44-34 Ne calamitatis... testis assistam
Levit. 5- 1 Testisque fuerit quod aut ipse vidit
Num. 5-13 Latet adulterium, et testibus argui non pot.
35-30 Homicida sub testibus punietur
Deut. 4-26 Testes invoco hodie cœlum et terram
17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit
- 7 Manus testium prima interficiet eum
19-15 Non stabit testis unus contra aliquem
In ore duorum aut trium testium stabit
-16 Si steterit testis mendax contra hominem
-18 Perscrutantes, invenerint falsum testem
30-19 Testes invoco hodie cœlum et terram
Josue. 24-22 Josuë ad populum, Testes, inquit, vos estis
Responderuntque : Testes
Judic. 11-10 Qui hæc audit, ipse mediator ac testis est
Ruth. 4- 9 Testes vos, inquit, estis hodie
-10 Vos, inquam, hujus rei testes estis
-11 Nos testes sumus : faciat Do. hanc mulierem
1 Reg. 12- 5 Dixitque ad eos : Testis est Dominus adversum vos, et testis Christus ejus in die hac, quia non inveneritis in manu mea quippiam. Et dixerunt : Testis
Job. 10-17 Instauras testes t. contra me, et multiplicas
16-20 Ecce e. in cœlo testis meus, et conscius m.
Psal. 26-12 Quoniam insurrexerunt in me testes iniqui
34-11 Surgentes testes iniqui... interrogabant me
88-38 Luna perfecta... et testis in cœlo fidelis
Prov. 6-19 Proferentem mendacia testem fallacem
12-17 Qui autem mentitur, testis est fraudulentus
-19 Qui autem testis est repentinus, concinnat
14- 5 Testis fidelis non mentitur : profert autem mendacium dolosus testis
-25 Liberat animas testis fidelis : et profert
19- 5 Testis falsus non erit impunitus
- 9 Falsus testis non erit impunitus
-28 Testis iniquus deridet judicium : et os
21-28 Testis mendax peribit : Vir obediens
24-28 Ne sis testis frustra contra proximum tuum
Sap. 1- 6 Quoniam renum illius testis est Deus
4- 6 Testes sunt nequitiæ adversus parentes
Isai. 8- 2 Adhibui mihi testes fideles, Uriam sacerd.
43- 9 Dent testes eorum, justificentur et audiant
-10 Vos testes mei, dicit Dominus, et servus
-12 Vos testes mei, dicit Dominus, et ego Deus
44- 8 Et annuntiavi : vos estis testes mei
- 9 Ipsi sunt testes eorum, quia non vident
55- 4 Ecce testem populis dedi eum, ducem
Jerem. 29-23 Ego sum judex et testis, dicit Dominus
Jerem. 32-10 Scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes
-12 In oculis testium, qui scripti erant in libro
-25 Eme agrum argento, et adhibe testes
-44 Imprimetur signum, et testis adhibebitur
42- 5 Sit Dominus inter nos testis veritatis et fidei
Dan. 13-40 Noluit indicare nobis : hujus rei testes sum.
Osee. 11-12 Judas autem testis descendit cum Deo
Mich. 1- 2 Sit Dominus Deus vobis in testem
Malac. 3- 5 Et ero testis velox maleficis et adulteris
1 Mac. 2-37 Et testes erunt super nos cœlum et terra
Matth. 18-16 In ore duorum vel trium testium stet
26-60 Non invenerunt, cum multi falsi testes accessissent
Novissime autem venerunt duo falsi testes
-65 Blasphemavit : quid adhuc egemus testibus?
Marc. 14-63 Ait : Quid adhuc desideramus testes ?
Luc. 24-48 Vos autem testes estis horum
Act. 1- 8 Eritis mihi testes in Jerus. et in om. Judæa
-22 Testem resurrectionis ejus nobiscum fieri
2-32 Resuscitavit Deus, cujus o. nos testes sumus
3-15 Suscitavit a mortuis, cujus nos testes sumus
5-32 Nos sumus testes horum verborum
6-13 Statuerunt falsos testes, qui dicerent
7-57 Et testes deposuerunt vestimenta sua, secus pedes adolescentis
10-39 Et nos testes sumus omnium, quæ fecit
-41 Non omni populo, sed testibus præordinatis
13-31 Usque nunc sunt testes ejus ad plebem
22-15 Quia erit testis illius ad omnes homines
-20 Cum funderetur sanguis Stephani testis tui
26-16 Ut constituam te ministrum et testem
Rom. 1- 9 Testis enim mihi est Deus, cui servio
1 Cor. 15-15 Invenimur autem et falsi testes Dei
2 Cor. 1-23 Ego a. testem Deum invoco in animam m.
13- 1 In ore duorum vel trium testium stabit
Philip. 1- 8 Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam
1 Thes. 2- 5 Neq. in occasione avaritiæ : Deus testis est
-10 Vos testes estis, et Deus, quam sancte
1 Tim. 5-19 Noli... nisi sub duobus aut tribus testibus
6-12 Bonam confessionem coram multis testibus
2 Tim. 2- 2 Et quæ audisti a me per multos testes
Hebr. 10-28 Duobus vel tribus testibus moritur
12- 1 Tant. habentes impositam nubem testium
Petr. 5- 1 Consenior et testis Christi passionum
Apoc. 1- 5 Et a Jesu Christo, qui est testis fidelis
2-13 Antipas testis meus fidelis, qui occisus est
3-14 Hæc dicit : Amen, testis fidelis, et verus
11- 3 Dabo duob. testibus, meis et prophetabunt

TESTOR.

Esth. 9-27 Scriptura testatur, et certa expetunt tempor
2 Mac. 3-36 Testabatur autem omnib. ea quæ sub oculi
Luc. 16-28 Ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum
Joan. 3-11 Loquimur, et quod vidimus testamur
-32 Quod vidit, et audivit, hoc testatur
1 Tim. 5-21 Testor coram Deo et Christo Jesu
Hebr. 2- 6 Testatus est a. in quodam loco quis, dicens
9-17 Nondum valet, dum vivit qui testatus est
10-16 Hoc a. testamentum, quod testabor ad illo
1 Joan. 1- 2 Et vidimus, et testamur, et annuntiamus

TETRARCHA.

Matth. 14- 1 Audivit Herodes tetrarcha famam Jesu
Luc. 3- 1 Tetrarcha autem Galilææ Herode
Philippo a. fratre ejus tetrarcha Iturææ
Et Lysania Abilinæ tetrarcha
-19 Herodes autem tetrarcha cum corriperetu
9- 7 Audivit autem Herodes tetrarcha omnia
Act. 13- 1 Herodis tetrarchæ collactaneus

TEXO.

Exod. 35-35 Texant omnia, ac nova quæque reperiant
38-16 Cuncta atrii tent. byssus retorta texuerat
Levit. 19-19 Veste, quæ ex duob. texta est, non induer
1 Reg. 17- 7 Hastile... erat quasi liciatorium texentium
2 Reg. 21-19 Hastile... erat quasi liciatorium texentium
4 Reg. 23- 7 Mulieres texebant quasi domunculas luci
1 Par. 11-23 Habebat lanceam ut liciatorium texentium
20- 5 Lignum erat quasi liciatorium texentium
Job. 7- 6 Velocius... quam a texente tela succiditur
Isai. 19- 9 Pectentes et texentes subtilia
38-12 Præcisa est velut a texente, vita mea
59- 5 Et telas araneæ texuerunt
Ezech. 27- 7 Byssus varia de Ægypto texta est tibi

TEXTILIS, E.

Exod. 28-32 Et ora per gyrum ejus textilis
39-21 Oramque per gyrum capitii textilem
-25 Fecerunt et tunicas byssinas opere textili
Eccli. 45-12 Purpura, opus textile, viri sapientis

TEXTRINUM.

Tobiæ. 2-19 Uxor ejus ibat ad opus textrinum quotidie

TEXTURA.

Exod. 28- 8 Textura et cuncta operis varietas erit
-15 Juxta texturam superhumeralis

THAAN. *Filius Thale filii Ephraïm.*

1 *Par.* 7-25 Et Thale, de quo natus est Thaan

THABOR.

Nomen est civitatis, non montis, alias non constaret urbium numerus tribus Issachar. Videtur tamen aut mons urbi vicinæ, vel urbs monti nomen dedisse.

Josue. 19-22 Et pervenit terminus ejus usque Thabor

THABOR.

Altera est civitas in tribu Zabulon, Levitis data.

1 *Par.* 6-77 De tribu Zabulon... Thabor cum suburban.

THABOR.

Mons in tribu Zabulon, ad quem Debbora præcipiebat ut Barac exercitum duceret, pugnaturus contra Sisaram. In Psalmis et Prophetis mentio est hujus montis; nulla vero apud Evangelistas, nec in toto Novo Testamento; unica tamen eaque constans est traditio Jesu Christi transfigurationem factam esse in monte Thabor.

Judic. 4- 6 Et duc exercitum in montem Thabor
-12 Quod ascendisset Barac.. in montem Thabor
-14 Descendit itaque Barac de monte Thabor
8-18 Quales fuer. viri, quos occidistis in Thabor?
1 *Reg.* 10- 3 Et veneris ad quercum Thabor
Psal. 88-13 Thabor et Hermon in nomine t. exultabunt
Jerem. 46-18 Quoniam sicut Thabor in montibus
Osee. 5- 1 Et rete expansum super Thabor

THACASIN. *Civitas in tribu Zabulon.*

Josue. 19-13 Pertransit usq. ad.. Geth-Heph. et Thacasin

THADAL.

Vel rex Galilææ, quæ gentium dicta est; vel hic gentes accipiuntur pro erronibus et profugis ex variis gentibus, quibus asylum in suo regno dederit hic Thadal.

Gen. 14- 1 Rex Elamitarum, et Thadal rex gentium
- 9 Scilicet adversus... Thadal regem gentium

THADDÆUS.

Hic, ut ait sanctus Hieronymus, trinomius fuit: nam et Thaddæus vocatus est, et Judas Jacobi frater, et Lebbæus, id est, corculum, *vel, ut alii interpretantur,* leunculus.

Matth. 10- 3 Matth. publ., Jacob. Alphæi, et Thaddæus
Marc. 3-18 Et Thaddæum, et Simonem Cananæum

THAHATH I.

Filius Asir, pater Uriel, e semine Caath.
Et **THAHATH II.** *Filius Ephraïm.*

1 *Par.* 6-24 Thahath filius ejus, Uriel filius ejus
-37 Filii Thahath, filii Asir, filii Abiasaph
7-20 Thahath filius ejus, hujus filius Zabad

THAHATH.

Vigesima tertia Israelitarum mansio in solitudine.

Num. 33-26 De Maceloth, venerunt in Thahath
-27 De Thahath, castrametati sunt in Thare

THALAMUS.

Deut. 33-12 Quasi in thalamo tota die morabitur
Psal. 18- 6 Tanquam sponsus procedens de thalamo s.
Ezech. 40- 7 Et thalamum uno calamo in longum
Inter thalamos, quinque cubitos
-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem
-12 Et marginem ante thalamos cubiti unius
Thalami autem, sex cubitorum erant
-13 Mensus est portam a tecto thalami
-16 Fenestras obliquas in thalamis, et in front.
-21 Et thalamos ejus tres hinc, et tres inde
-29 Thalamum ejus, et frontem ejus
-33 Thalamum ejus, et frontem ejus
-36 Thalamum ejus, et frontem ejus
Joel. 2-16 Egrediatur... sponsa de thalamo suo

THALASSA.

Civitas est littoralis Cretæ, haud procul a loco qui Boniportus dicitur.

Act. 27- 8 Cui juxta erat civitas Thalassa

THALASSAR. *Regio Syriæ.*

Isai. 37-12 Et filios Eden, qui erant in Thalassar

THALE. *Filius Reseph, pater Thaan.*

1 *Par.* 7-25 Et Reseph, et Thale, de quo natus est Thaan

THALLUS.

2 *Mac.* 14- 4 Offerens.. thallos qui templi esse videbantur

THAMAR I.

Nurus Judæ patriarchæ, uxorque 1° Her primogeniti Judæ, 2° Onan filii secundi. E quibus cum nullos habuisset filios, dimisit illam Judas in domum patris ejus usque dum cresceret Sela filius suus tertius. Timens autem Judas ne Selæ simile quid ac fratribus accideret, variis promissis viduam frustrari statuerat, donec ipsa moræ pertæsa peteret ab eo licentiam alteri nubendi; quod illam non latebat; sed Thamar nolebat ex alia stirpe quam Abrahami prolem, et simul sterilitatis improperium oderat. Itaque depositis vestibus viduitatis, et mutato habitu, sedit in bivio, quo transiens Judas, et non agnoscens suam nurum, ingressus est ad eam, quæ peperit uno partu Phares et Zara.

Gen. 38- 6 Dedit a. Judas uxorem primog... Thamar
-11 Dixit Judas Thamar nurui suæ
-13 Nuntiatumque est Thamar, quod socer
-24 Fornicata est Thamar nurus tua
Ruth. 4-12 Phares, quem Thamar peperit Judæ
1 *Par.* 2- 4 Thamar a. nurus ejus peperit ei Phares
Matth. 1- 3 Judas a. genuit Phares et Zaram de Thamar

THAMAR II.

Filia David ex Maacha, soror Amnon filii primogeniti David ex Achinoam.

2 *Reg.* 13- 1 Thamar adamaret Amnon filius David
- 4 Thamar sororem fratris mei Absalom amo
- 5 Veniat, oro, Thamar soror mea
- 6 Veniat, obsecro, Thamar soror mea
- 7 Misit ergo David ad Thamar in domum
- 8 Venitq. Thamar in domum Amnon fratris
-10 Dixit Amnon ad Thamar: Infer cibum
Tulit ergo Thamar sorbitiunculas
-20 Mansit itaque Thamar contabescens
-22 Eo quod violasset Thamar sororem suam
-32 Ex die qua oppressit Thamar sororem ejus
1 *Par.* 3- 9 Habueruntque sororem Thamar

THAMAR III.

Filia Absalom filii David.

2 *Reg.* 14-27 Filia una nomine Thamar, elegantis formæ

THAMAR.

Urbs Syriæ nobilis, quæ vocatur alio nomine Palmyra, olim a Salomone constructa; deinde Adrianopolis, ab Adriano principe.

Ezech. 47-19 A Thamar usque ad aquas Contradictionis
48-28 Et erit finis de Thamar usque ad aquas

THAMNA.

Unus e ducibus Idumææ, filius Eliphaz.

1 *Par.* 1-36 Gathan, Cenez, Thamna, Amalec

THAMNA.

Concubina Eliphaz filii Esaü, mater Amalec.

Gen. 36-12 Erat autem Thamna concubina Eliphaz
-22 Erat autem soror Lotan, Thamna
1 *Par.* 1-39 Soror autem Lotan fuit Thamna

THAMNA. *Civitas Idumæorum.*

Gen. 36-40 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
Josue. 15-10 Transitque in Thamna
-57 Accain, Gabaa, et Thamna
1 *Par.* 1-51 Dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth
2 *Par.* 28-18 Socho quoque, et Thamnan, et Gamzo

THAMNAS.

Locus iste videtur esse Thamnatha Samsonis.

Gen. 38-12 Ascendebat ad tonsores... in Thamnas
-13 Quod socer illius ascenderet in Thamnas
-14 Sedit in bivio itineris, quod ducit Thamnam

THAMNATHA *vel* **THAMNATA.**

Oppidum in tribuum Juda, Dan et Ephraïm confinio, mare versus Mediterraneum, in via inter Ptolemaidem et Gazam.

Judic. 14- 1 Descendit ergo Samson in Thamnatha
- 2 Vidi mulierem in Thamnatha de filiabus
- 5 Descendit itaque Samson... in Thamnatha
1 *Mac.* 9-50 Et Thamnata, et Phara, et Thopo

THAMNATHÆUS.

Judic. 15- 6 Samson gener Thamnathæi

THAMNATH SARAA *et* **THAMNATHSARE.**

Civitas in montibus Ephraim, ab Israelitis Josue duci tanquam hæreditaria attributa.

Josue. 19-50 Thamnath Saraa in monte Ephraïm
Josue. 24-30 Sepelieruntque eum... in Thamnathsare
Judic. 2- 9 Sepelierunt eum... in Thamnathsare

THANAC *et* **THANACH.**

Civitas in dimidia tribu Manasse.

Josue. 21-25 De dimidia tribu Manasse, Thanach
Judic. 1-27 Non delevit Bethsan et Thanac
5-19 Pugnaverunt reges Chanaan in Thanach
3 *Reg.* 4-12 Bana filius Ahilud regebat Thanac
1 *Par.* 7-29 Bethsan et filias ejus, Thanach et filias

THANATHSELO. *Urbs in tribu Ephraïm.*

Josue. 16- 6 Contra Orientem in Thanathselo

THANEHUMETH. *Pater Saraïæ.*

4 *Reg.* 25-23 Saraïa filius Thanehumeth Netophathites
Jerem. 40- 8 Sareas filius Thanehumeth, et filii Ophi

THAPHSA *et* **THAPSA.**

Civitas ista videtur fuisse posita ultra flumen Jordanis.

3 *Reg.* 4-24 A Thaphsa usque ad Gazam
4 *Reg.* 15-16 Tunc percussit Manahem Thapsam

THARA.

Eunuchus qui conjuravit interficere regem Assuerum.

Esth. 12- 1 Cum Bagatha et Thara eunuchis regis

THARAA.

Filius tertius Micha, in tribu Benjamin.

1 *Par.* 8-35 Et Melech, et Tharaa, et Ahaz
9-41 Phithon, et Melech, et Tharaa, et Ahaz

THARACA. *Rex Æthiopiæ.*

4 *Reg.* 19- 9 Cumque audisset de Tharaca rege Æthiop.
Isai. 37- 9 Et audivit de Tharaca rege Æthiopiæ

THARANA.

Filius Caleb ex Maacha concubina.

1 *Par.* 2-48 Maacha peperit Saber et Tharana

THARE.

Anno mundi 1909, ante J. Ch. 2145. Filius Nachor, natus in Ur Chaldæorum anno patris sui trigesimo. Cum haberet ipse annos septuaginta et unum, uxorem suscepit, quæ peperit ei successive Nachor, Aran et Abram.

Gen. 11-24 Vixit autem Nachor... et genuit Thare
-25 Vixitq. Nachor, postquam genuit Thare
-26 Vixitque Thare septuaginta annis
-27 Hæ sunt autem generationes Thare
Thare genuit Abram, Nachor, et Aran
-28 Mortuusque est Aran ante Thare
-31 Tulit itaque Thare Abram filium suum
-32 Facti sunt dies Thare ducentorum quinque
Josue. 24- 2 Thare pater Abraham et Nachor
1 *Par.* 1-26 Serug, Nachor, Thare
Luc. 3-34 Qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare

THARE.

Vigesima quarta statio Israelitarum in solitudine.

Num. 33-27 De Thahath, castrametati sunt in Thare

THARELA.

Civitas in tribu filiorum Benjamin.

Josue. 18-27 Et Recem, Jarephel, et Tharela

THARES.

Eunuchi nomen est, et idem est cum Thara.

Esth. 2-21 Irati sunt Bagathan et Thares
6- 2 Insidias Bagathan et Thares eunuchorum

THARSÆAS. *Pater Apollonii.*

2 *Mac.* 3- 5 Venit ad Apollonium Tharsææ filium

THARSENSES.

2 *Mac.* 4-30 Contigit Tharsenses... seditionem movere

THARSIS I.

Filius Javan filii Japheth. — **THARSIS II.** *Filius sextus Balan filii Jadihel.* — **THARSIS III.** *Unus e principibus in aula Assueri.*

Gen. 10- 4 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis
1 *Par.* 1- 7 Filii autem Javan: Elisa et Tharsis
7-10 Filii autem Balan... Tharsis et Ahisahar
Esth. 1-14 Et Admatha, et Tharsis, et Mares

THARSIS.

Regio, quæ a Tharsis filio Javan nomen accepit. Quidam volunt Tharsim nonnunquam mare Mediterraneum significare; alii volunt esse Ciliciam, alii Carthaginem, alii Indiam.

3 *Reg.* 10-22 Semel per tres annos ibat in Tharsis

2 *Par.* 9-21 Siquidem naves regis ibant in Tharsis
20-36 Ut facerent naves, quæ irent in Tharsis
-37 Contritæque sunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis
Judith. 2-13 Prædavitque omnes filios Tharsis
Psal. 47- 8 In spiritu vehementi conteres naves Tharsis
71-10 Reges Tharsis, et insulæ munera offerent
Isai. 2-16 Et super omnes naves Tharsis
Jerem. 10- 9 Argentum involutum de Tharsis affertur
Ezech. 38-13 Saba, et Dedan, et negotiatores Tharsis
Jonæ. 1- 3 Surrexit Jonas, ut fugeret in Tharsis
Et invenit navem euntem in Tharsis
Ut iret cum eis in Tharsis a facie Domini
4- 2 Præoccupavi ut fugerem in Tharsis

THARTHAC. *Idolum Hevæorum.*

4 *Reg.* 17-31 Hevæi fecerunt Nebahaz et Tharthac

THARTHAN.

Unus e ducibus quos misit Sennacherib ad regem Ezechiam.

4 *Reg.* 18-17 Misit autem rex Assyriorum Tharthan
Isai. 20- 1 Ingressus est Tharthan in Azotum

THASI.

Cognomen Simonis filii Mathathiæ.

1 *Mac.* 2- 3 Simonem, qui cognominabatur Thasi

THATHANAI.

Unus e principibus qui Judæos impediebant a restauratione murorum Jerusalem.

1 *Esdr.* 5- 3 Venit ad eos Thathanaï, qui erat dux
- 6 Quam misit Thathanaï dux regionis
6- 6 Nunc ergo Thathanaï dux regionis
-13 Igitur Thathanaï dux regionis trans flumen

THAU.

Ezech. 9- 4 Signa Thau super frontes virorum
- 6 Super quem videritis Thau, ne occidatis

THEATRUM.

Act. 19-29 Impetum fecerunt uno animo in theatrum
-31 Rogantes ne se daret in theatrum

THEBATH. *Urbs regia Adarezer.*

1 *Par.* 18- 8 Necnon de Thebath et Chun

THEBES.

Urbs terræ Chananææ, in tribu Manasse.

Judic. 9-50 Proficiscens venit ad oppidum Thebes
2 *Reg.* 11-21 Et interfecit eum in Thebes

THEBNI.

Post mortem Zambri, media pars populi sequebatur Thebni filium Gineth ut constitueret eum regem; et media pars, Amri. Prævaluit autem Amri, et apparet Thebni fuisse mortuum violenta morte, non vero naturali.

3 *Reg.* 16-21 Media pars populi sequebatur Thebni
-22 Populo qui sequebatur Thebni filium Gineth: mortuusque est Thebni

THECEL. *Vid.* Mane.

Dan. 5-25 Quæ digesta est: Mane, Thecel, Phares
-27 Thecel: appensus es in statera

THECUA I.

Pater Sellum mariti Holdæ prophetidis. — **THECUA II.** *Filius Ashur.*

4 *Reg.* 22-14 Uxorem Sellum filii Thecuæ, filii Araas
1 *Par.* 2-24 Quæ peperit ei Ashur patrem Thecuæ
4- 5 Assur vero patri Thecuæ erant duæ uxores

THECUATH.

Pater Sellum mariti Holdæ prophetidis; alias dictus Thecua.

2 *Par.* 34-22 Uxorem Sellum filii Thecuath

THECUE. *Pater Jaasiæ.*

1 *Esdr.* 10-15 Jonathan.. et Jaasia filius Thecuë, steterunt

THECUE *et* **THECUA.**

Civitas in Juda, a Roboam constructa, sex milliaribus a Bethlehem distans.

2 *Reg.* 14- 2 Misit Thecuam, et tulit inde mulierem
23-26 Hira filius Acces de Thecua
2 *Par.* 11- 6 Extruxitque... Etam et Thecuë
20-20 Egressi sunt per desertum Thecuë
Jerem. 6- 1 Et in Thecua clangite buccina
Amos. 1- 1 Qui fuit in pastoribus de Thecuë
1 *Mac.* 9-33 Fugerunt in desertum Thecuæ

THECUENI.

2 *Esdr.* 3- 5 Juxta eos ædificaverunt Thecuëni
-27 Post eum ædificaverunt Thecueni

THECUITES.

1 *Par.* 11-28 Ira filius Acces Thecuites
27- 9 Hira filius Acces Thecuites

THECUITIS.

2 *Reg.* 14- 4 Cum ingressa fuisset mulier Thecuitis
- 9 Dixitque mulier Thecuitis ad regem

THEGLATHPHALASAR *et* **THELGATHPHALNASAR.**

Rex Assyriæ, qui tulit auxilium ad Achaz regem Juda præliantem adversus reges Syriæ et Israel, Rasin et Phacee.

4 *Reg.* 15-29 Venit Theglathphalasar rex Assur
16- 7 Misit a. Achaz nuntios ad Theglathphalasar
-10 In occursum Theglathphalasar regi Assyr.
1 *Par.* 5- 6 Quem captivum duxit Thelgathphalnasar
-26 Suscitavit Deus... spirit. Thelgathphalnasar
2 *Par.* 28-20 Adduxitq. contra eum Thelgathphalnasar

THEHEN. *Filius tertius Ephraïm.*

Num. 26-35 Thehen, a quo familia Thehenitarum

THEHENITÆ.

Num. 26-35 Thehen, a quo familia Thehenitarum

THELASSAR.

Regio Syriæ, quæ etiam dicitur Thalassar.

4 *Reg.* 19-12 Et filios Eden, qui erant in Thelassar

THELHARSA. *Urbs Chaldææ.*

1 *Esdr.* 2-59 Ascenderunt de Thelmala, Thelharsa
2 *Esdr.* 7-61 Ascenderunt de Thelmela, Thelharsa

THELMALA *et* **THELMELA.**

Urbs regionis Babyloniæ, unde Judæi Jerusalem reversi sunt.

1 *Esdr.* 2-59 Et hi qui ascenderunt de Thelmala
2 *Esdr.* 7-61 Hi sunt a. qui ascenderunt de Thelmela

THEMA I.

Filius nonus Ismaelis, a quo civitas et regio Theman ad Meridiem Idumææ, cujus rex Eliphaz Jobi amicus.

Gen. 25-15 Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis
1 *Par.* 1-30 Et Duma, Massa, Hadad, et Thema

THEMA II. *Princeps Nathinæorum.*

1 *Esdr.* 2-53 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema
2 *Esdr.* 7-55 Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema

THEMA.

Regio Themanorum, in Arabia, juxta Idumæam.

Job. 6-19 Considerate semitas Thema, itinera Saba
Jerem. 25-23 Et Dedan, et Thema, et Buz, et universis

THEMAN I.

Filius primogenitus Eliphaz filii primogeniti Esaü; qui regnavit in Edom. — **THEMAN II.** *Princeps alter Idumæus, de stirpe Esaü.*

Gen. 36-11 Fueruntque Eliphaz filii: Theman, Omar
-15 Dux Theman, dux Omar, dux Sepho
-42 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar
1 *Par.* 1-36 Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sephi
-53 Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar

THEMAN.

Civitas principum Idumæorum, quæ a Theman filio Eliphaz ex Ada uxore nomen accepit. Urbs erat sapientibus abundans.

Jerem. 49- 7 Numquid non ultra est sapientia in Theman?
-20 Quas cogitavit de habitatoribus Theman
Baruc. 3-22 Non est audita in terra Chanaan, neque visa est in Theman
-23 Negotiatores Merrhæ, et Theman
Amos. 1-12 Mittam ignem in Theman

THEMANI.

Filius tertius Assur ex Naara uxore.

1 *Par.* 4- 6 Peperit a. ei Naara... Hepher et Themani

THEMANI.

Nomen populi qui a Thema filio Ismaelis nomen accepit.

Gen. 36-34 Regnavit pro eo Husam de terra Themanorum
1 *Par.* 1-45 Regnavit pro eo Husam de terra Themanorum

THEMANITES.

Job. 2-11 Eliphaz Themanites, et Baldad Suhites
4- 1 Respondens autem Eliphaz Themanites
15- 1 Respondens autem Eliphaz Themanites
22- 1 Respondens autem Eliphaz Themanites
42- 7 Dixit ad Eliphaz Themanitem
- 9 Abierunt ergo, Eliphaz Themanites

THEMNA.

Civitas maxima in tribu Dan, sita in monte Ephraïm contra Septentrionalem plagam Lyddæ, interque Æliam et Diospolim. Inde sub imperio Romano dicta est præfectura Themnitica.

Josue. 19-43 Elon, et Themna, et Acron

THENAC. *Civitas in tribu Manasse.*

Josue. 12-21 Rex Thenac unus, rex Mageddo unus
17-11 Similiterq. habitatores Thenac cum viculis

THEODAS.

Anno J. Ch. 45. Pseudopropheta qui congregavit circiter viros quadringentos, dicens se esse magnum quemdam doctorem et prophetam, et processit adversus Romanos; sed occisus est, et omnes, qui credebant ei, dissipati sunt et redacti ad nihilum.

Act. 5-36 Extitit Theodas, dicens se esse aliquem

THEODOTIUS.

Missus est Theodotius cum Posidonio et Matthia a Nicanore militiæ regis Syriæ duce ad Simonem Machabæum, ut darent dexteras et acciperent.

2 *Mac.* 14-19 Præmisit Posidonium et Theodotium

THEOPHILUS.

Nomen est proprium. Fuisse autem virum primarium patet ex epitheto optime, *Græce* κράτιστε, *quod etiam* potentissime *vertere possis. Etenim præsides et præfecti olim vocabantur* κράτιστοι, *id est*, potentissimi, *vel* optimi, *ut in Actibus Apostolorum legimus:* Optime Felix, Optime Feste; *quare Theophylactus et Euthymius censent hunc Theophilum fuisse senatorem aut principem.*

Luc. 1- 3 Ex ordine tibi scribere, optime Theophile
Act. 1- 1 Sermonem feci de omnibus, o Theophile

THERAPHIM.

Theraphim significant idola et simulacra, quæ idololatræ domi habebant, invocabant, quasi lares et deos penates suos. Passim explicant Rabbini theraphim esse imagines futura prænuntiantes.

Judic. 17- 5 Et fecit ephod, et theraphim, id est
18-14 Nostis quod in domibus istis sit... theraphim
-17 Theraphim atq. conflatile tollere nitebant.
Osee. 3- 4 Sine altari, et sine ephod, et sine theraphim

THERISTRUM.

Gen. 38-14 Assumpsit theristrum: et mutato habitu
Isai. 3-23 Sindones, et vittas, et theristra

THERSA.

Una est e filiabus Salphaad, quæ fratres non habebant.

Num. 26-33 Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa
27- 1 Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa
36-11 Nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla
Josue. 17- 3 Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa

THERSA.

Civitas olim regia in alto sita monte, postea in tribu Manasse quæ cis Jordanem; dein, rebellante Jeroboam, facta est sedes regia regum Israel, usque ad regnum Amri, qui ædificavit Samariam, quam sibi et successoribus suis fecit regiam.

Josue. 12-24 Rex Thersa unus: om. reges triginta unus
3 *Reg.* 14-17 Uxor Jeroboam, et abiit, et venit in Thersa
15-21 Et reversus est in Thersa
-33 Regnavit Baasa filius Ahiæ... in Thersa
16- 6 Sepultusque est in Thersa
- 8 Regnavit Ela... super Israël in Thersa
- 9 Erat autem Ela in Thersa bibens, et temulentus, in domo Arsa præfecti Thersa
-15 Regnavit Zambri septem diebus in Thersa
-17 Amri, et omnis Israel... obsidebant Thersa
-23 Amri... in Thersa regnavit sex annis
4 *Reg.* 15-14 Ascendit Manahem filius Gadi de Thersa
-16 Percussit Manah... terminos ej. de Thersa

THESAURIZO.

Tobiæ. 4-10 Præmium enim bonum tibi thesaurizas
Psal. 38- 7 Thesaurizat: et ignorat cui congregabit ea
Eccli. 3- 5 Sicut qui thesaurizat, ita et qui honorific.
4-21 Et thesaurizabit super illum scientiam
15- 6 Et exultationem thesaurizabit super illum
Isai. 39- 6 Quæ thesaurizaverunt patres tui

Baruc. 3-18 Qui argentum thesaurizant, et aurum
Amos. 3-10 Thesaurizantes iniquitatem et rapinas
Matth. 6-19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra
-20 Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo
Luc. 12-21 Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in Deum dives
Rom. 2- 5 Thesaurizas tibi iram in die iræ, et revel.
2 Cor. 12-14 Nec e. debent filii parentibus thesaurizare
1 Tim. 6-19 Thesaurizare sibi fundamentum bonum
Jacob. 5- 3 Thesaurizastis vob. iram in novissimis dieb.

THESAURUS.

Gen. 43-23 Dedit vobis thesauros in saccis vestris
Num. 20- 6 Aperi eis thesaurum t. fontem aquæ vivæ
Deut. 28-12 Aperiet Dominus thesaurum s. optimum
32-34 Nonne hæc... signata in thesauris meis?
33-19 Sugent, et thesauros absconditos arenarum
Josue. 6-19 Repositum in thesauris ejus
3 Reg. 7-51 Repositque in thesauris domus Domini
14-26 Et tulit thesauros domus Domini, et thesauros regios, et universa diripuit
15-18 Quod remanserat in thesauris domus Domini, et in thesauris domus regiæ
4 Reg. 12-18 Quod inveniri potuit in thesauris temp. Do.
14-14 Vasa quæ inventa sunt... in thesauris regis
16- 8 Aur. quod inveniri potuit.. in thesauris regis
18-15 Quod repertum fuerat... in thesauris regis
20-13 Omnia quæ habere poterat in thesauris s.
-15 Quod non monstraverim eis in thesauris m.
24-13 Protulit inde omnes thesauros domus Domini, et thesauros domus regiæ
1 Par. 9-26 Super exedras et thesauros domus Domini
26-20 Achias erat super thesauros domus Dei
-22 Filii Jehieli... super thesauros domus Domini
-24 Subaël a. fil. Gersom... præpositus thesauris
-26 Selemith... super thesauros sanctorum
27-25 Super thesauros autem regis fuit Azmoth
His a. thesauris... præsidebat Jonathan
28-12 Per circuitum in thesauros domus Domini, et in thesauros sanctorum
29- 8 Dederunt in thesauros domus Domini
2 Par. 5- 1 Univ. vasa posuit in thesauris domus Dei
8-15 Et in custodiis thesaurorum
12- 9 Sublatis thesauris domus Do. et domus regis
16- 2 Protulit ergo Asa... de thesauris domus Domini, et de thesauris regis
25-24 In thesauris etiam domus regiæ
32-27 Et thesauros sibi plurimos congregavit
36-18 Thesauros templi.. transtulit in Babylonem
1 Esdr. 7-20 Dabitur de thesauro, et de fisco regis
8-29 Vigilate... in thesaurum domus Domini
2 Esdr. 7-70 Dedit in thesaurum auri drachmas mille
-71 Dederunt in thesaurum operis, auri
10-38 Ad gazophylacium in domum thesauri
12-43 Super gazophylacia thesauri ad libamina
13- 7 Ut faceret ei thesaurum in vestibulis
Tobiæ. 12- 8 Et eleemosyna magis quam thesauros auri recondere
Judith. 12- 1 Introire ubi repositi erant thesauri ejus
Esth. 4- 7 Ut in thesauros regis... inferret argentum
Job. 3-21 Et non venit, quasi effodientes thesaurum
38-22 Numquid ingressus es thesauros nivis, aut thesauros grandinis aspexisti?
Psal. 32- 7 Ponens in thesauris abyssos
134- 7 Qui producit ventos de thesauris suis
Prov. 2- 4 Et sicut thesauros effoderis illam
8-21 Et thesauros eorum repleam
10- 2 Nil proderunt thesauri impietatis
15-16 Quam thesauri magni et insatiabiles
21- 6 Qui congregat thesauros lingua mendacii
-20 Thesaurus desiderabilis, et oleum
Sap. 7-14 Infinitus enim thesaurus est hominibus
Eccli. 1-21 Et receptacula a thesauris illius
-26 In thesauris sapientiæ intellectus
-31 In thesauris sapientiæ significatio disciplinæ
-35 Et adimplebit thesauros illius
6-14 Qui a. invenit illum, invenit thesaurum
20-32 Sapientia absconsa, et thesaurus invisus
29-14 Pone thesaurum tuum in præceptis Altiss.
30-23 Et thesaurus sine defectione sanctitatis
31- 8 Nec speravit in pecunia et thesauris
40-18 Et in ea invenies thesaurum
41-15 Magis permanebit tibi, quam mille thesauri
-17 Sapientia e. abscondita, et thesaurus invisus
43-15 Propterea aperti sunt thesauri
Isaï. 2- 7 Et non est finis thesaurorum ejus
30- 6 Super gibbum camelorum thesauros suos
33- 6 Timor Domini ipse est thesaurus ejus
39- 2 Universa quæ inventa sunt in thesauris ejus
- 4 Quam non ostenderim eis in thesauris meis
45- 3 Et dabo tibi thesauros absconditos
Jerem. 10-13 Et educit ventum de thesauris suis
15-13 Et thesauros tuos in direptionem dabo
17- 3 Omnes thesauros tuos in direptionem dabo
Jerem. 20- 5 Cunctos thesauros regum Juda dabo in manu inimicorum
35- 2 Introduces... in unam exedram thesaurorum
- 4 Super thesaurum Maasiæ filii Sellum
41- 8 Quia habemus thesauros in agro
48- 7 Habuisti fiduciam... et in thesauris tuis
49- 4 Filia delicata, quæ confidebas in thesauris t.
50-25 Aperuit Dominus thesaurum suum
-37 Gladius ad thesauros ejus, qui diripientur
51-13 Locuples in thesauris, venit finis tuus
-16 Et produxit ventum de thesauris suis
Baruc. 3-15 Et quis intravit in thesauros ejus?
Ezech. 27-27 Divitiæ tuæ et thesauri tui... cadent
28- 4 Acquisisti aurum et argent. in thesauris tuis
Dan. 1- 2 Intulit in domum thesauri Dei sui
11-43 Dominabitur thesaurorum auri et argenti
Osee. 13-15 Et ipse diripiet thesaurum omnis vasis
Mich. 6-10 Ignis in domo impii thesauri iniquitatis
1 Mac. 1-24 Et accepit thesauros occultos, quos invenit
3-29 Quod defecit pecunia de thesauris suis
Matth. 2-11 Et apertis thesauris suis, obtulerunt ei
6-19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra
-20 Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo
-21 Ubi e. est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum
12-35 Bonus homo de bono thesauro profert bona
Malus homo de malo thesauro profert mala
13-44 Simile est regnum cœl. thesauro abscondito
-52 Qui profert de thesauro suo nova et vetera
19-21 Da pauperib., et habebis thesaurum in cœlo
Marc. 10-21 Da pauperib., et habebis thesaurum in cœlo
Luc. 6-45 Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum, et malus homo de malo thesauro profert malum
12-33 Facite vobis.. thesaurum non deficientem
-34 Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor
18-22 Et habebis thesaurum in cœlo
2 Cor. 4- 7 Habemus autem thesaurum istum in vasis
Colos. 2- 3 In quo sunt omnes thesauri sapientiæ
Hebr. 11-26 Majores divitias æstimans thesauro Ægypt.

THESBITES.

Thesba erat urbs in tribu Gad; patria Eliæ prophetæ, licet esset e sacerdotali genere et tribu Levitica.

3 Reg. 17- 1 Et dixit Elias Thesbites de habitatoribus
21-17 Sermo Domini ad Eliam Thesbiten
-28 Factus est sermo Do. ad Eliam Thesbiten
4 Reg. 1- 3 Angelus... locutus est ad Eliam Thesbiten
- 8 Qui ait: Elias Thesbites est
9-36 Quem locutus est per... Eliam Thesbiten

THESSALONICA.

Inter primas urbes Macedoniæ numeratur. Ita dicta a victoria quam de Thessalis ibidem obtinuit Philippus Macedo. Hodie vocatur Salonichi.

Act. 17- 1 Venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga
-11 Nobiliores eorum, qui sunt Thessalonicæ
-13 Cum a. cognovissent in Thessalonica Judæi
Philip. 4-16 Thessalonicam semel et bis... mihi misistis
2 Tim. 4- 9 Diligens hoc sæculum et abiit Thessalonicam

THESSALONICENSIS.

Act. 20- 4 Thessalonicensium vero Aristarchus
27- 2 Aristarcho Macedone Thessalonicensi
1 Thes. 1- 1 Paulus... Ecclesiæ Thessalonicensium
2 Thes. 1- 1 Paulus... Ecclesiæ Thessalonicensium

THILON.

Filius Simon, e stirpe Caleb filii Jephone, in tribu Juda.

1 Par. 4-20 Filii quoque Simon, Ammon... et Thilon

THIRAS.

Filius sextus Japheth, a quo Thirenses, quos Græci Thraces vocant.

Gen. 10- 2 Filii Japheth: Gomer... Mosoch et Thiras
1 Par. 1- 5 Filii Japheth: Gomer... Mosoch, Thiras

THIRIA. *Filius Jaleleel.*

1 Par. 4-16 Filii q. Jaleleel: Ziph, et Zipha, Thiria

THOBADONIAS.

Unus e Levitis quos misit Josaphat ut docerent populum in civitatibus Juda.

2 Par. 17- 8 Adoniamque et Thobiam, et Thobadoniam

THOBIAS.

Unus e Levitis quos Josaphat rex Juda misit ut docerent in civitatibus Juda.

2 Par. 17- 8 Adoniamque et Thobiam, et Thobadoniam

THOCHEN. *Urbs in tribu Simeon.*

1 Par. 4-32 Aën, Remmon, et Thochen, et Asan

THOGORMA.

Filius tertius Gomer filii Japheth. Ab hoc Tygranæi, qui a Græcis Phryges dicuntur.

Gen. 10- 3 Ascenez, et Riphath, et Thogorma
1 Par. 1- 6 Ascenez, et Riphath, et Thogorma

THOGORMA.

Phrygia est; quidam tamen existimant esse Germaniam.

Ezech. 27-14 De domo Thogorma, equos et equites
38- 6 Domus Thogorma, latera Aquilonis

THOHU. *Filius Suph filii Elcanæ.*

1 Reg. 1- 1 Filii Thohu, filii Suph, Ephrathæus
1 Par. 6-34 Filii Jeroham, filii Eliel, filii Thohu

THOLA I.

Filius Issachar.— **THOLA II.** *Filius Phua dux in Israel.*

Gen. 46-13 Filii Issachar: Thola, et Phua, et Job
Num. 26-23 Thola, a quo familia Tholaïtarum
Judic. 10- 1 Surrexit dux in Israel Thola filius Phua
1 Par. 7- 1 Filii Issachar: Thola, et Phua, Jasub
- 2 Filii Thola: Ozi, et Raphaia, et Jeriel
De stirpe Thola viri fortissimi

THOLAD. *Civitas in tribu Simeon.*

1 Par. 4- 29 Et in Bala, et in Asom, et in Thol.d

THOLAITÆ.

Num. 26-23 Thola, a quo familia Tholaïtarum

THOLMAI. *Unus e filiis Enac.*

Num. 13-23 Achiman, et Sisaï, et Tholmaï, filii Enac
Josue. 15-14 Ahiman et Tholmaï de stirpe Enac
Judic. 1-10 Percussit Sesaï, et Ahiman, et Tholmaï

THOLMAI II et THOLOMAI. *Rex Gessur.*

2 Reg. 3- 3 Filius Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur
13-37 Abiit ad Tholomaï filium Ammiud
1 Par. 3- 2 Maacha filiæ Tholmaï regis Gessur

THOMAS.

Apostolus Jesu Christi. Cognominatus est Didymus, id est, geminus. Thomas audens animo hortabatur reliquos Apostolos ad mortem ineundam cum Jesu; is et ipse audiens Jesum disserentem de Patre, interrogavit eum quæ esset via ad Patrem. Denique de sancto Thoma narrat Evangelium non prius credidisse Apostolis, Christum resurrexisse annuntiantibus, quam immitteret digitum in latus ipsius, et videret in manibus ejus fixuram clavorum. Itaque Jesus apparuit, et ait illi: Infer digitum tuum huc, *etc., etc. Vidit, et credidit Thomas.*

Matth. 10- 3 Thomas, et Matthæus publicanus
Marc. 3-18 Matthæum, et Thomam, et Jacobum
Luc. 6-15 Matthæum, et Thomam, Jacobum
Joan. 11-16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus
14- 5 Dicit ei Thomas: Domine, nescimus
20-24 Thomas autem unus ex duodecim
-26 Erant Discipuli ej. intus, et Thomas cum eis
-27 Deinde dicit Thomæ: Infer digitum tuum
-28 Respondit Thomas, et dixit ei: Do. meus
-29 Quia vidisti me, Thoma, credidisti: beati
21- 2 Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanaël
Act. 1-13 Philippus et Thomas, Bartholomæus

THOPHEL.

Locus est in deserto trans Jordanem e regione Jericho, ubi Moyses quintum librum edidit.

Deut. 1- 1 Inter Pharan et Thophel et Laban

THOPO.

Urbs vel in tribu Juda, vel in tribu Manasse.

1 Mac. 9-50 Et Phara et Thopo muris excelsis

THORAX.

Job. 41-17 Subsist. non poterit neq. hasta, neq. thorax
Sap. 5-19 Induet pro thorace justitiam, et accipiet

THORUS.

Num. 5-19 Si non polluta es deserto mariti thoro
Judic. 21-12 Quadringentæ virgines, quæ nescierunt viri thorum
1 Par. 5- 1 Cum violasset thorum patris sui, data sunt
Sap. 3-13 Incoinquinata, quæ nescivit thorum in del.
-16 Ab iniquo thoro semen exterminabitur
1 Mac. 1-28 Quæ sedebant in thoro maritali, lugebant
Hebr. 13- 4 Et thorus immaculatus

THOSAITES. *Vir loci ignoti.*

1 Par. 11-45 Filius Samri, et Joha frater ejus Thosaïtes

THOU.

Rex Emath, qui misit filium suum ut congratularetur Davidi ob victoriam de Adarezer, et pacem ab eo peteret.

2 Reg. 8- 9 Audivit a. Thou rex Emath quod percussisset
-10 Misit Thou Joram filium suum
Hostis quippe erat Thou Adarezer
1 Par. 18- 9 Quod cum audisset Thou rex Hemath
-10 Adversarius quippe erat Thou Adarezer

THRACES.

2 Mac. 12-35 Eques quidam de Thracibus irruit in eum

THRONI. *Chorus Angelorum.*

Colos. 1-16 Sive Throni, sive Dominationes, sive Princ.

THRONUS.

Judic. 3-20 Qui statim surrexit de throno
2 Reg. 3-10 Et elevetur thronus David super Israël
7-13 Stabiliam thronum regni ej. usque in semp.
-16 Et thronus tuus erit firmus jugiter
14- 9 Rex autem et thronus ejus sit innocens
3 Reg. 1-24 Regnet post me, et ipse sedeat sup. thronum
-27 Quis sessurus esset super thronum domini mei regis
-47 Magnificet thronum ej. super thronum t.
2-12 Salomon autem sedit super thronum David
-19 Adoravitque eam, et sedit super thronum s.
Positusq. est thronus matri regis, quæ sedit
-33 Semini ej., et domui et throno illius, sit pax
-45 Thronus David erit stabilis coram Domino
3- 6 Dedisti ei filium sedentem sup. thronum ej.
8-20 Et sedi super thronum Isr., sicut locutus est
-25 Vir coram me, qui sedeat super thronum Is.
9- 5 Ponam thronum regni tui super Israël
10- 9 Complacuisti, et posuit te sup. thronum Isr.
-18 Fecit etiam rex Salomon thronum de ebore
-19 Summitas throni rotunda erat in parte
4 Reg. 10-30 Filii tui... sedebunt super thronum Israël
11-19 Et sedit super thronum regum
15-12 Filii tui... sedebunt super thronum Israël
25-28 Locutus est ei benigne: et posuit thronum
Super thronum regum, qui erant cum eo
1 Par. 17-14 Thronus ejus erit firmissimus in perpetuum
28- 5 Ut sederet in throno regni Domini sup. Isr.
2 Par. 6-10 Sedi super thronum Israël, sicut locutus est
-16 Vir coram me, qui sedeat sup. thronum Is.
7-18 Suscitabo thronum regni tui, sicut pollicitus
9- 8 Voluit te ordinare super thronum suum
Judith. 1-12 Juravit per thronum et regnum suum
Psal. 9- 5 Sedisti super thronum, qui judicas justitiam
- 8 Paravit in judicio thronum suum
88-30 Semen ejus: et thronum ejus, sicut dies cœli
-38 Et thronus ejus, sicut sol in conspectu meo
Prov. 20-28 Roboratur clementia thronus ejus
25- 5 Firmabitur justitia thronus ejus
29-14 Thronus ejus in æternum firmabitur
Eccli. 1- 8 Sedens super thronum illius, et dominans
11- 5 Multi tyranni sederunt in throno
24- 7 Et thronus meus in columna nubis
-34 Et in throno honoris sedentem in sempit.
Jerem. 13-13 Sedent de stirpe David super thronum ejus
22- 4 Reges sedentes de genere Dav. sup. thronum
33-17 Qui sedeat super thronum domus Israël
-21 Ut non sit ex eo filius qui regnet in throno ej.
43-10 Ponam thronum ejus super lapides istos
52-32 Locutus est cum eo bona, et posuit thronum ejus sup. thronos regum, qui erant post se
Ezech. 1-26 Quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo throni: et super similitudinem throni
Dan. 3-54 Benedictus es in throno regni tui
7- 9 Aspiciebam donec throni positi sunt
Thronus ejus flammæ ignis: rotæ ejus
Matth 5-34 Neque per cœlum, quia thronus Dei est
23-22 Jurat in throno Dei, et in eo qui sedet
Luc. 22-30 Et sedeatis super thronos judicantes
Hebr. 1- 8 Ad filium aut.: Thronus t. Deus in sæculum
4-16 Adeamus... cum fiducia ad thronum gratiæ
Apoc. 1- 4 Spiritibus, qui in conspectu throni ejus sunt
3-21 Dabo ei sedere mecum in throno meo
Sedi cum Patre meo in throno ejus
4- 4 Super thronos viginti quatuor seniores
- 5 De throno procedebant fulgura et voces
Et mittebant coronas suas ante thronum
- 9 Et benedictionem sedenti super thronum
-10 Quatuor seniores ante sedentem in throno
Et septem lampades ardentes ante thronum
5- 1 Vidi in dextera sedentis super thronum
- 6 Ecce in medio throni et quatuor animalium
- 7 Accepit de dextera sedentis in throno libr.
-11 Vocem Angelor. multor. in circuitu throni
-13 Sedenti in throno, et Agno, benedictio
6-16 Abscond. nos a facie sedentis super thronum
7- 9 Stantes ante thronum, et in conspectu Agni
Apoc. 7-10 Salus Deo nostro, qui sedet super thronum
-11 Omnes Angeli stabant in circuitu throni
Ceciderunt in conspectu throni in facies s.
-15 Ideo sunt ante thronum Dei, et serviunt ei
Qui sedet in throno, habitabit super illos
-17 Agnus, qui in medio throni est, reget illos
8- 3 Altare aureum, quod est ante thronum Dei
12- 5 Filius ejus ad Deum, et ad thronum ejus
14- 5 Sine macula enim sunt ante thronum Dei
16-17 Exivit vox magna de templo a throno, dicens
19- 4 Adoraverunt Deum sedentem sup. thronum
- 5 Vox de throno exivit, dicens: Laudem dicite
20-11 Et vidi thronum magnum candidum
-12 Magnos et pusillos stant. in conspectu throni
21- 3 Audivi vocem magnam de throno dicentem
- 5 Dixit qui sedebat in throno: Ecce nova facio

THUBAL.

Filius quintus Japheth filii Noe; a quo Iberes (licet quidam Italos suspicentur) originem traxerunt.

Gen. 10- 2 Thubal, et Mosoch, et Thiras
1 Par. 1- 5 Et Javan, Thubal, Mosoch, Thiras
Ezech. 27-13 Græcia, Thubal, et Mosoch, ipsi institores
32-26 Ibi Mosoch, et Thubal, et omnis multitudo
38- 2 Principem capitis Mosoch et Thubal
- 3 Ad te Gog princ. capitis Mosoch et Thubal
39- 1 Gog principem capitis Mosoch et Thubal

THURIBULUM.

Exod. 25-29 Parabis et acetabula, ac phialas, thuribula
37-16 Cyathos et thuribula ex auro puro
Levit. 10- 1 Arreptisque Nadab et Abiu... thuribulis
16-12 Assumptoque thuribulo, quod de prunis
Num. 4- 7 Et ponent cum ea thuribula et mortariola
16- 6 Tollat unusquisque thuribula sua, tu Core
-17 Tollite singuli thuribula vestra, et ponite
Offerentes Do. ducenta quinquag. thuribula
Aaron quoque teneat thuribulum suum
-37 Ut tollat thuribula quæ jacent in incendio
-39 Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula ænea
-46 Tolle thuribulum, et hausto igne de altari
3 Reg. 7-50 Mortariola et thuribula de auro purissimo
4 Reg. 12-13 Fuscinulæ, et thuribula, et tubæ, et om. vas
25-15 Necnon et thuribula, et phialas, quæ aurea
1 Par. 28-17 Et phialas, et thuribula, ex auro purissimo
2 Par. 4-22 Et thuribula, et phialas, et mortariola
26-19 Tenens in manu thuribulum, ut adoleret
Ezech. 8-11 Unusquisq. habebat thuribulum in manu s.
Hebr. 9- 4 Aureum habens thuribulum, et arcam
Apoc. 8- 3 Stetit ante altare habens thuribulum aur.
- 5 Accepit Angelus thuribulum, et implevit

THUS.

Exod. 30-34 Sume tibi aromata...et thus lucidissimum
Levit. 2- 1 Fundetque super eam oleum, et ponet thus
- 2 Quorum unus tollet... ac totum thus
-15 Et thus imponens, quia oblatio Domini est
-16 De qua adolebit... ac totum thus
5-11 Oleum, nec thuris aliquid imponet
6-15 Totum thus, quod super similam positum est
24- 7 Et pones super eos thus lucidissimum
Num. 5-15 Super eam oleum, nec imponet thus
3 Reg. 11- 8 Quæ adolebant thura, et immolabant diis.
13- 1 Jeroboam stante sup. altare, et thus jaciente
- 2 Qui nunc in te thura succendunt, et ossa
1 Par. 9-29 Vino, et oleo, et thuri, et aromatibus
2 Par. 28-25 Extruxit aras ad cremandum thus
2 Esdr. 13- 5 Ante eum reponentes munera et thus
- 9 Retuli ibi vasa domus Dei, sacrific., et thus
Cant. 3- 6 Et thuris, et universi pulveris pigmentarii
4- 6 Vadam... et ad collem thuris
-11 Odor vestimentorum tuor. sicut odor thuris
Eccli. 50- 8 Quasi thus redolens in diebus æstatis
- 9 Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne
Isai. 43-23 Nec laborem tibi præbui in thure
60- 6 De Saba venient, aurum et thus deferentes
66- 3 Qui recordatur thuris, quasi qui benedicat
Jerem. 6-20 Ut quid mihi thus de Saba affertis
17-26 Portantes... et sacrificium et thus
41- 5 Et thus habebant in manu, ut offerrent
Baruc. 1-10 De quibus emite holocautomata et thus
Ezech. 6-13 Locum ubi accenderunt thura redolentia
8-11 Et vapor nebulæ de thure consurgebat
1 Mac. 1-58 In plateis incendebant thura, et sacrificab.
2-15 Ut cogerent eos... et accendere thura
Matth. 2-11 Obtulerunt ei munera, aurum, thus
Apoc. 18-13 Unguenti, et thuris, et vini, et olei, et similæ

THYATIRA.

Urbs Lydiæ regionis in Asia Minore; Macedonum habitatio, quam nonnulli Mysorum ultimam dicunt, et ad Austrum Pergami.

Apoc. 1-11 Et mitte.. Smyrnæ, et Pergamo, et Thyatiræ
Apoc. 2-18 Et Angelo Thyatiræ Ecclesiæ scribe
-24 (*Vobis a. dico*,) et cæt. qui Thyatiræ estis

THYATIRENI.

Act. 16-14 Lydia, purpuraria civitatis Thyatirenorum

THYINUM.

3 Reg. 10-11 Attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis
-12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus
Non sunt allata hujuscemodi ligna thyina
2 Par. 9-10 Attulerunt aurum de Ophir, et ligna thyina
-11 De quibus fecit rex, de lignis scilicet thyinis
Apoc. 18-12 Om. lignum thyinum, et omnia vasa eboris

THYMIAMA.

Exod. 25- 6 In unguentum, et thymiamata boni odoris
30- 1 Facies q. altare ad adolendum thymiama
- 8 Uret thymiama sempiternum coram Dom.
- 9 Non offeretis super eo thymiama composit.
-20 Ut offerant in eo thymiama Domino
-27 Utensilia ejus, altaria thymiamatis
-35 Faciesq. thymiama compositum opere ung.
-36 Sanctum sanctorum erit vobis thymiama
31- 8 Candelabrum... et altaria thymiamatis
-11 Et thymiama aromatum in sanctuario
35- 8 Et ut conficiatur... thymiama suavissimum
-15 Altare thymiamatis, et vectes, et oleum unctionis, et thymiama ex aromatibus
-28 Thymiama odoris suavissimi componendum
37-25 Fecit et altare thymiamatis de lignis setim
-29 Et thymiama de aromatibus mundissimis
39-37 Et unguentum, et thymiama ex aromatibus
Levit. 4- 7 Super cornua altaris thymiamatis gratissimi
16-12 Et hauriens manu compositum thymiama
Num. 16- 7 Ponite desuper thymiama coram Domino
-47 Quod cum fecisset... obtulit thymiama
Deut. 33-10 Ponent thymiama in furore tuo
3 Reg. 3- 3 Immolabat, et accendebat thymiama
9-25 Et adolebat thymiama coram Domino
1 Par. 6-49 Et super altare thymiamatis
2 Par. 13-11 Et thymiama juxta legis præcepta confectum
26-16 Incensum super altare thymiamatis
-19 In domo Dom. super altare thymiamatis
28- 4 Et thymiama succendebat in excelsis
Ezech. 16-18 Et thymiama meum posuisti coram eis
23-41 Thymiama meum... posuisti super eam
Osee. 4-13 Et super colles accendebant thymiama

THYMIAMATERIA.

Jerem. 52-19 Hydrias, et thymiamateria, et urceos

THYMIATERIA.

2 Par. 4-22 Thymiateria quoq., et thuribula, et phialas

THYRSI.

2 Mac. 10- 7 Thyrsos et ramos virides... præferebant

TIARA.

Exod. 28-37 Ligabisque... et erit super tiaram
-40 Parabis et balteos ac tiaras in gloriam
29- 6 Et pones tiaram in capite ejus
Ezech. 23-15 Et tiaras tinctas in capitibus eorum
Dan. 3-21 Cum braccis suis, et tiaris, et calceamentis

TIBERIAS.

Urbs Galilææ ad mare sita, quod ab ipsa civitate appellatur mare Tiberiadis. Hanc civitatem olim Cenereth appellatam, Herodes tetrarcha in honorem Tiberii Cæsaris condidit, et Tiberiadem vocavit. Juxta hanc Dominus stupendo miraculo pavit multitudinem populi paucis panibus.

Joan. 6- 1 Mare Galilææ, quod est Tiberiadis
-23 Aliæ vero supervenerunt naves a Tiberiade
21- 1 Manifestavit se... ad mare Tiberiadis

TIBERIUS. *Imperator Romanorum.*

Luc. 3- 1 Anno a. quintodec. imperii Tiberii Cæsaris

TIBIA, *fistula.*

1 Reg. 10- 5 Tibiam, et citharam, ipsosque prophetantes
3 Reg. 1-40 Et populus canentium tibiis, et lætantium
Judith. 3-10 Ducentes choros in tympanis et tibiis
Eccli. 40-21 Tibiæ et psalterium suavem faciunt melod.
Isai. 5-12 Et tibia et vinum in conviviis vestris
30-29 Lætitia cordis sicut qui pergit cum tibia
Jerem. 48-36 Cor meum... quasi tibiæ resonabit
Cor meum... dabit sonitum tibiarum
1 Mac. 3-45 Et defecit ibi tibia et cithara
Luc. 7-32 Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis
1 Cor. 14- 7 Vocem dantia, sive tibia, sive cithara
Apoc. 18-22 Et vox... musicorum, et tibia canentium

TIBIA, *pars corporis.*

Psal. 146-10 Nec in tibiis viri beneplacitum erit ei
Prov. 26- 7 Pulchras frustra habet claudus tibias

Dan. 2-33 Tibiæ autem ferreæ, pedum quædam pars

TIBICINES.

Matth. 9-23 Vidisset tibicines, et turbam tumultuantem

TICHON. *Nomen loci ignoti.*

Ezech. 47-16 Tichon, quæ est juxta terminum Auran

TIGNA.

Cant. 1-16 Tigna domorum nostrarum cedrina

TIGNARII.

4 Reg. 22- 6 Tignariis videlicet et cæmentariis

TIGRIS.

Fluvius qui Mesopotamiam amplectitur, et in Armeniæ Majoris regione caput tollit, in Euphraten influit, quocum in Persicum sinum defertur.

Gen. 2-14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris
Tobiæ. 6- 1 Prima mansione juxta fluvium Tigris
Judith. 1- 6 Circa Euphraten, et Tigrin, et Jadason
Eccli. 24-35 Et sicut Tigris in diebus novorum
Dan. 10- 4 Juxta fluvium magnum, qui est Tigris

TIGRIS, *animal.*

Job. 4-11 Tigris periit, eo quod non haberet prædam

TIMÆUS.

Pater Bartimæi cæci, qui sedebat juxta viam Jericho mendicans.

Marc. 10-46 Filius Timæi Bartimæus cæcus, sedebat

TIMEO.

Gen. 3-10 Et timui, eo quod nudus essem
15- 1 Noli timere, Abram, ego protector tuus
19-30 Timuerat enim manere in Segor
20- 8 Timueruntque omnes viri valde
21-17 Dicens : Quid agis, Agar ? noli timere
22-12 Nunc cognovi, quod times Deum
26- 7 Timuerat e. confiteri quod sibi esset sociata
- 9 Respondit : Timui ne morerer propter eam
-24 Noli timere, quia ego tecum sum
27-12 Timeo ne putet me sibi voluisse illudere
31-31 Timui ne violenter auferres filias tuas
32- 7 Timuit Jacob valde : et perterritus
-11 Erue me... quia valde eum timeo
35-17 Noli timere, quia et hunc habebis filium
38-11 Timebat enim ne et ipse moreretur
42-18 Et vivetis : Deum enim timeo
43-23 Respondit : Pax vobiscum, nolite timere
46- 3 Noli timere, descende in Ægyptum
50-15 Timentes fratres ej., et mutuo colloquentes
-19 Quibus ille respondit : Nolite timere
-21 Nolite timere : ego pascam vos
Exod. 1-17 Timuerunt autem obstetrices Deum
2-14 Timuit Moyses, et ait : Quomodo palam
9-20 Qui timuit verbum Do. de servis Pharaonis
-30 Quod et tu, et servi t., necdum timeatis Do.
14-10 Viderunt Æg. post se : et timuerunt valde
-13 Nolite timere : state, et videte magnalia
-31 Timuitque populus Dom., et crediderunt
18-21 Provide...viros potentes, et timentes Deum
19-16 Et timuit populus qui erat in castris
20-20 Et ait Moyses ad populum : Nolite timere
34-30 Timuerunt prope accedere
Levit. 19- 3 Patrem suum, et matrem suam timeat
-14 Sed timebis Dominum Deum tuum
-32 Et time Dominum Deum tuum
25-17 Sed timeat unusquisque Deum suum
-36 Time Deum tuum, ut vivere possit frater t.
Num. 12- 8 Non timuistis detrahere servo meo Moysi
14- 9 Neque timeatis populum terræ hujus
21-34 Ne timeas eum, quia in manu t. tradidi illum
Deut. 1-21 Noli timere, nec quidquam paveas
-29 Dixi vobis : Nolite metuere, nec timeatis eos
2- 4 Qui habitant in Seir, et timebunt vos
3- 2 Ne timeas eum : quia in manu t. traditus est
-22 Ne timeas eos : Dominus enim Deus vester
4-10 Discant timere me om. tempore quo vivunt
5- 5 Timuistis enim ignem, et non ascendistis
-29 Ut timeant me, et custodiant univ. mandata
6- 2 Ut timeas Dominum Deum tuum
-13 Dom. Deum tuum timebis, et illi soli servies
-24 Et timeamus Dominum Deum nostrum
7-21 Non timebis eos, quia Dominus Deus tuus
8- 6 Et ambules in viis ejus, et timeas eum
9-19 Timui enim indignationem et iram illius
10-12 Nisi ut timeas Dominum Deum tuum
-20 Dom. Deum tuum timebis, et ei soli servies
13- 4 Deum vestrum sequimini, et ipsum timete
-11 Ut omnis Israel audiens timeat
14-23 Ut discas timere Dominum Deum tuum
17-13 Cunctusque populus audiens timebit
-19 Ut discat timere Dominum Deum suum
Deut. 18-22 Et idcirco non timebis eum
20- 1 Non timebis eos : quia Do. Deus tuus tec. est
25-18 Et non timuerit Deum
28-10 Videbuntque omnes... et timebunt te
-58 Timueris nomen ejus gloriosum et terribile
-60 Omnes afflictiones Ægypti, quas timuisti
-66 Timebis nocte et die, et non credes vitæ tuæ
31- 6 Nolite timere, nec paveatis ad consp. eor.
- 8 Noli timere, nec paveas
-12 Timeant Dominum Deum vestrum
-13 Timeant Dominum Deum suum
Josue. 1- 9 Noli metuere, et noli timere : quon. tec. est
4-14 Magnificavit Dominus Josue... ut timerent eum, sicut timuerant Moysen
-25 Ut et vos timeatis Dominum Deum vestrum
5- 1 Timentium introitum filiorum Israel
8- 1 Dom. ad Josue : Ne timeas, neque formides
9-24 Timuimus igitur valde, et providimus
10- 2 Timuit valde. Urbs e. magna erat Gabaon
- 8 Ne timeas eos : in manus e. tuas tradidi illos
-25 Nolite timere, nec paveatis, confortamini
11- 6 Ne timeas eos : cras enim hac eadem hora
24-14 Nunc ergo timete Dominum, et servite ei
Judic. 4-18 Intra ad me, domine mi : intra, ne timeas
6-10 Deus vester, ne timeatis deos Amorrhæor.
-23 Pax tecum : ne timeas : non morieris
-27 Timens a. domum patris sui, et homines
8-20 Timebat enim, quia adhuc puer erat
1 Reg. 3-15 Samuel timebat indicare visionem Heli
4- 7 Timueruntq. Philisthiim, dicentes : Venit D.
-20 Ne timeas, quia filium peperisti
7- 7 Filii Israel, timuerunt a facie Philisthinor.
12-14 Si timueritis Dominum et servieritis ei
-19 Et timuit omnis populus nimis Dominum
-20 Nolite timere, vos fecistis universum malum
-24 Igitur timete Dominum, et servite ei
14-26 Timebat enim populus juramentum
15-24 Timens populum, et obediens voci eorum
17-24 Fugerunt a facie ejus, timentes eum valde
18-12 Timuit Saul Dav., eo quod Do. esset cum eo
-29 Et Saul magis cœpit timere David
22-23 Mane mecum, ne timeas : si quis quæsierit
23- 3 Ecce nos hic in Judæa consistentes timemus
-17 Ne timeas : neque enim inveniet te manus
28- 5 Et timuit, et expavit cor ejus nimis
-13 Dixitque ei rex : Noli timere : quid vidisti ?
2 Reg. 1-14 Quare non timuisti mittere manum tuam
9- 7 Ait ei David : Ne timeas, quia faciens faciam
10-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra
12-18 Timueruntque servi David nuntiare ei
13-28 Nolite timere : ego enim sum qui præcipio
3 Reg. 1-50 Adonias a. timens Salomonem, surrexit
-51 Ecce Adonias timens regem Salomonem
3-28 Timuerunt regem, videntes sapientiam Dei
8-40 Ut timeant te cunctis diebus, quibus vivunt
-43 Ut discant universi... nomen tuum timere
17-13 Noli timere, sed vade, et fac sicut dixisti
18- 3 Abdias autem timebat Dominum valde
-12 Servus autem tuus timet Dominum
19- 3 Timuit ergo Elias, et surgens abiit
4 Reg. 1-15 Dicens : Descende cum eo, ne timeas
4- 1 Tu nosti quia servus tuus fuit timens Dom.
6-16 At ille respondit : Noli timere : plures enim
10- 4 Timuerunt illi vehementer, et dixerunt
17-25 Non timebant Dominum, et immisit
-34 Non timent Dominum, neque custodiunt
-35 Nolite timere deos alienos, et non adoretis
-36 Ipsum timete, et illum adorate, et ipsi imm.
-37 Et non timeatis deos alienos
-39 Deum vestrum timete, et ipse eruet vos
-41 Timentes quidem Dom., sed nihilominus
19- 6 Noli timere a facie sermonum quos audisti
25-24 Nolite timere servire Chaldæis : manete
-26 Venerunt in Ægyptum, timentes Chaldæos
1 Par. 13-12 Et timuit Deum tunc temporis, dicens
22-13 Viriliter age, ne timeas, neque paveas
28-20 Confortare, et fac : ne timeas, et ne paveas
2 Par. 6-31 Ut timeant te, et ambulent in viis tuis
-33 Et timeant te sicut populus tuus Israel
20-15 Nolite timere, nec paveatis hanc multitud.
-17 O Juda, et Jer. : nolite timere, nec paveatis
32- 7 Nolite timere, nec paveatis regem Assyrior.
1 Esdr. 9- 4 Convener. a. ad me om. qui timebant verb.
10- 3 Qui timent præceptum Domini Dei nostri
2 Esdr. 1-11 Servor. tuor., qui volunt timere nomen t.
2- 2 Et timui valde, ac nimis : (-3) et dixi regi
4-14 Aio ad optimates. Nolite timere a facie eor.
6-16 Ut timerent universæ gentes, quæ erant
7- 2 Vir verax et timens Deum plus cæteris
Tobiæ. 1-10 Quem ab infantia timere Deum docuit
2- 2 Aliquos de tribu nostra, timentes Deum
- 9 Tobias plus timens Deum quam regem
-13 Cum ab infantia sua semper Deum timuerit
4-23 Noli timere, fili mi : pauperem quid. vitam Multa bona habebimus si timuerimus Deum
Tobiæ. 6-15 Timeo ergo, ne forte et mihi hæc eveniant
7-11 Timere cœpit, ne forte et huic similiter
-12 Dixit ei Angelus : Noli timere dare eam isti Huic timenti Deum debetur conjux filia tua
9- 9 Filius es optimi viri, et justi, et timentis D.
12-17 Eis Angelus : Pax vobis, nolite timere
14- 7 Ibique revertentur omnes timentes Deum
Judith. 4- 1 Filii Israel... timuerunt valde a facie ejus
8- 8 Famosissima, quoniam timebat Dom. valde
-29 Quoniam mulier sancta es, et timens Deum
16-19 Qui autem timent te, magni erunt apud te
Esth. 11- 9 Conturbataq. est gens just. timentium mala
13-14 Sed timui ne honorem Dei mei transferrem
Job. 1- 1 Rectus, ac timens Deum, et recedens a malo
- 8 Rectus, ac timens Deum, et recedens a malo
- 9 Satan ait : Numq. Job frustra timet Deum ?
2- 3 Vir simplex et rectus, ac timens Deum
3-25 Quia timor, quem timebam, evenit mihi
5-21 Et non timebis calamitatem cum venerit
6-16 Qui timent pruinam, irruet super eos nix
-21 Et modo videntes plagam meam timetis
9-35 Loquar, et non timebo eum : neque enim
11-15 Absq. macula, et eris stabilis, et non timebis
22- 4 Numquid timens arguet te, et veniet tecum
31-23 Quasi tumentes sup. me fluctus timui Deum
37-24 Ideo timebunt eum viri, et non audebunt
41-16 Cum sublatus fuerit, timebunt Angeli
-24 Ei, qui factus est ut nullum timeret
Psal. 3- 7 Non timebo millia populi circumdantis me
14- 4 Timentes autem Dominum glorificat
21-24 Qui timetis Dominum, laudate eum
-25 Timeat eum omne semen Israel : quoniam
-26 Vota mea reddam in consp. timentium eum
22- 4 Non timebo mala : quoniam tu mecum es
24-12 Quis est homo qui timet Dominum ?
-14 Firmamentum est Dominus timentibus eum
26- 1 Dominus illuminatio mea... quem timebo ?
- 3 Adversum me castra, non timebit cor m.
30-20 Quam abscondisti timentibus te
32- 8 Timeat Dominum omnis terra
33- 8 Angelus Domini in circuitu timentium eum
-10 Timete Dominum, omnes sancti ejus Quoniam non est inopia timentibus eum
39- 4 Videbunt multi, et timebunt, et sperabunt
45- 3 Non timebimus dum turbabitur terra
48- 6 Cur timebo in die mala ? iniquitas calcanei
-17 Ne timueris cum dives factus fuerit homo
51- 8 Videbunt justi, et timebunt, et super eum
54-20 Illis commutatio, et non timuerunt Deum
55- 4 Ab altitudine diei timebo : ego vero in te
- 5 Speravi : non timebo quid faciat mihi caro
-11 Non timebo quid faciat mihi homo
60- 6 Dedisti hæreditatem timentibus nomen t.
63- 6 Subito sagittabunt eum, et non timebunt
-10 Et timuit omnis homo. Et annuntiaverunt
64- 9 Et timebunt qui habitant terminos a signis t.
65-16 Audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum
76-17 Et timuerunt, et turbatæ sunt abyssi
77-53 Deduxit eos in spe, et non timuerunt
84-10 Prope timentes eum salutare ipsius
85-11 Lætetur cor meum ut timeat nomen tuum
90- 5 Non timebis a timore nocturno
101-16 Et timebunt gentes nomen tuum, Domine
102-11 Misericordiam suam super timentes se
-13 Misertus est Dominus timentibus se
-17 Usque in æternum super timentes eum
110- 5 Escam dedit timentibus se. Memor erit
111- 1 Beatus vir, qui timet Dominum : in mandatis
- 7 Erit justus : ab auditione mala non timebit
113-11 Qui timent Dominum, speraverunt in Dom.
-13 Benedixit omnibus, qui timent Dominum
117- 4 Dicant nunc qui timent Dominum
- 6 Adjutor : non timebo quid faciat mihi homo
118-63 Particeps ego sum omnium timentium te
-74 Qui timent te, videbunt me, et lætabuntur
-79 Convertantur mihi timentes te
-120 A judiciis enim tuis timui
127- 1 Beati om., qui timent Dom. : qui ambulant
- 4 Sic benedicetur homo, qui timet Dominum
134-20 Qui timetis Dominum, benedicite Domino
144-19 Voluntatem timentium se faciet
146-11 Beneplacitum est Dom. super timentes eum
Prov. 1-26 Cum vobis id, quod timebatis, advenerit
3- 7 Time Deum, et recede a malo
-24 Si dormieris, non timebis : quiesces
10-24 Quod timet impius, veniet super eum
13-13 Qui a. timet præcept., in pace versabitur
14- 2 Ambulans recto itinere, et timens Deum
-16 Sapiens timet, et declinat a malo
24-21 Time Dominum, fili mi, et regem
29-25 Qui timet hominem, cito corruet
31-21 Non timebit domui suæ a frigoribus nivis
-30 Mulier timens Dominum, ipsa laudabitur
Eccle. 3-14 Nec auferre, quæ fecit Deus ut timeatur
5- 6 Sermones innumeri : tu vero Deum time

Eccle. 7-19 Quia qui timet Deum, nihil negligit
8-12 Cognovi quod erit bonum timentibus Deum
-13 Transeant qui non timent faciem Domini
12- 5 Excelsa quoque timebunt, et formidabunt
-13 Deum time, et mandata ejus observa
Sap. 8-15 Timebunt me audientes reges horrendi
Eccli. 1-13 Timenti Dominum bene erit in extremis
-19 Timenti Dominum bene erit, et in diebus
-20 Plenitudo sapientiæ est timere Deum
-25 Radix sapientiæ est timere Dominum
2- 8 Qui timetis Dominum, credite illi
- 9 Qui timetis Dominum, sperate in illum
-10 Qui timetis Dominum, diligite illum
-18 Qui timent Domin., non erunt incredibiles
-19 Qui timent Do., inquirent quæ beneplacita s.
-20 Qui timent Dom., præparabunt corda sua
-21 Qui timent Dominum, custodiunt mandata
6-17 Qui timet Deum, æque habebit amicitiam
7-31 In tota anima tua time Dominum
10-23 Semen hominum honorabitur hoc, quod timet Deum
-24 Qui timent Dominum, erunt in oculis illius
-27 Et non est major illo, qui timet Deum
15- 1 Qui timet Deum, faciet bona
-13 Non erit amabile timentibus eum
-20 Oculi Domini ad timentes eum
16- 3 Melior est enim unus timens Deum, quam mille filii impii
19-18 Sapientia timor Dei, et in illa timere Deum
21- 7 Qui timet Deum, convertetur ad cor suum
22-27 Si aperueris os triste, non timeas
23-27 Et oculi hominum timentes illum
25-13 Sed non est super timentem Dominum
26- 3 In parte timentium Deum dabitur viro
- 5 A tribus timuit cor meum
29-10 Sed fraudari gratis timuerunt
32-18 Qui timet Dominum, excipiet doctrinam ej.
-20 Qui timent Do., invenient judicium justum
33- 1 Timenti Dominum non occurrent mala
34-14 Spiritus timentium Deum quæritur
-16 Qui timet Dominum nihil trepidabit
-17 Timentis Dominum beata est anima ejus
-19 Oculi Domini super timentes eum, protector
Isai. 7- 4 Noli timere, et cor tuum ne formidet
8-12 Timorem ejus ne timeatis, neque paveatis
10-24 Noli timere, populus meus habitator Sion
12- 2 Salv. m., fiducialiter agam, et non timebo
19-16 Et timebunt a facie commotionis manus Do.
20- 5 Et timebunt, et confundentur ab Æthiopia
25- 3 Civitas gentium robustarum timebit te
29-13 Et timuerunt me mandato hominum
35- 4 Confortamini, et nolite timere : ecce Deus
37- 6 Ne timeas a facie verborum, quæ audisti
40- 9 Qui evangelizas Jerus. : exalta, noli timere
41- 5 Viderunt insulæ et timuerunt, extrema terræ
-10 Ne timeas, quia ego tecum sum : ne declines
-13 Dicensque tibi : Ne timeas, ego adjuvi te
-14 Noli timere, vermis Jacob, qui mortui estis
43- 1 Noli timere, quia redemi te, et vocavi te
- 5 Noli timere, quia ego tecum sum
44- 2 Noli timere, serve meus Jacob, et rectissime
- 8 Nolite timere, neque conturbemini
50-10 Quis ex vobis timens Dominum, audiens
51- 7 Nolite timere opprobrium hominum
-12 Quis tu ut timeres ab homine mortali
54- 4 Noli timere, quia non confunderis
-14 Recede procul a calumnia, quia non timebis
57-11 Pro quo sollicita timuisti, quia mentita es
59-19 Timebunt qui ab Occidente, nomen Domini
63-17 Indurasti cor nostrum ne timeremus te
66- 4 Et quæ timebant, adducam eis : quia vocavi
Jerem. 1- 8 Ne timeas a facie eor. : quia tecum ego sum
-17 Nec enim timere te faciam vultum eorum
3- 8 Non timuit prævaricatrix Juda soror ejus
5-22 Me ergo non timebitis, ait Dominus
10- 2 Nolite metuere, quæ timent gentes
- 5 Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt
- 7 Quis non timebit te, o rex gentium ?
17- 8 Et non timebit cum venerit æstus
26-19 Numquid non timuerunt Dominum ?
-21 Et audivit Urias, et timuit, fugitque
30-10 Tu ergo ne timeas, serve meus Jacob
32-39 Ut timeant me universis diebus
36-24 Non timuerunt, neque sciderunt vestimenta
40- 9 Nolite timere servire Chaldæis, habitate
41-18 Timebant e. eos, quia percusserat Ismahel
42-11 Nolite timere a facie regis Babylonis
44-10 Non timuerunt, et non ambulaver. in lege
46-27 Tu ne timeas, serve meus Jacob
-28 Noli timere, serve meus Jacob, ait Dom.
50-36 Gladius ad fortes illius, qui timebunt
51-46 Timeatis auditum, qui audietur in terra
Thren. 3-57 Quando invocavi te : dixisti : Ne timeas
Baruc. 6-15 Non ergo timueritis eos. Sicut enim vas
-22 Quia non sunt dii. Ne ergo timueritis eos

Baruc. 6-28 Ex his quia non sunt dii, ne timeatis eos
-64 Quia non sunt dii, ne ergo timueritis eos
-68 Propter quod ne timeatis eos
Ezech. 2- 6 Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos
Verba eorum ne timeas, et vultus eorum
3- 9 Ne timeas eos, neque metuas a facie eorum
18-14 Timuerit, et non fecerit simile eis
Dan. 1-10 Timeo ego dom. meum regem qui constituit
3-41 Et timemus te, et quærimus faciem tuam
10-19 Et dixit : Noli timere, vir desideriorum
13- 2 Pulchram nimis, et timentem Deum
-57 Et illæ timentes loquebantur vobis
Osee. 10- 3 Non est rex nobis : non e. timemus Domin.
Joel. 2-21 Noli timere, terra, exulta, et lætare
-22 Nolite timere, animalia regionis
Amos. 3- 8 Leo rugiet, quis non timebit? Dominus Deus
Abdiæ. - 9 Et timebunt fortes tui a Meridie, ut intereat
Jonæ. 1- 5 Et timuerunt nautæ, et clamaverunt viri
- 9 Dominum Deum cœli ego timeo, qui fecit
-10 Et timuerunt viri timore magno, et dixerunt
-16 Et timuerunt viri timore magno Dominum
Mich. 6- 9 Clamat, et salus erit timentibus nomen t.
7-17 Do. Deum nost. formidabunt, et timebunt te
Habac. 3- 2 Domine, audivi auditionem tuam, et timui
Soph. 3- 7 Attamen timebis me, suscipies disciplinam
-15 Do. in medio tui, non timebis malum ultra
-16 Dicetur Jerusalem : Noli timere : Sion
Aggæi. 1-12 Et timuit populus a facie Domini
2- 6 Spiritus meus erit in medio v., nolite timere
Zach. 8-13 Nolite timere, confortentur manus vestræ
-15 Et non sum misertus... nolite timere
9- 5 Videbit Ascalon, et timebit ; et Gaza
Malac. 2- 5 Timuit me, et a facie nominis mei pavebat
3- 5 Nec timuerunt me, dicit Dom. exercituum
-16 Tunc locuti sunt timentes Do., unusquisque
Scriptus est... coram eo timentibus Dom.
4- 2 Orietur vobis timentibus nomen meum
1 Mac. 2-62 Et a verbis viri peccatoris ne timueritis
3-22 Vos autem ne timueritis eos
-30 Et timuit ne non haberet ut semel et bis
4- 8 Ne timueritis multitudinem eorum
-21 Quibus illi conspectis timuerunt valde
5-41 Si vero timuerit transire, et posuerit castra
8-12 Quicumque audiebant nomen eorum, timebant eos
9- 6 Viderunt multitud... et timuerunt valde
10- 8 Et timuerunt timore magno, quoniam
12-28 Timuerunt, et formidaverunt in corde suo
-40 Timens ne forte non permitteret eum
-42 Vidit Tryphon quia venit Jonathas... timuit
2 Mac. 7-29 Ita fiet, ut non timeas carnificem istum
Matth. 1-20 Noli timere accipere Mariam conjugem t.
2-22 Audiens autem quod Archelaüs regnaret in Juda... timuit illo ire
9- 8 Videntes autem turbæ timuerunt
10-26 Ne ergo timueritis eos, Nihil e. est opertum
-28 Nolite timere eos, qui occidunt corpus
Sed potius timete eum, qui potest et animam et corpus perdere
-31 Nolite ergo timere : multis passeribus
14- 5 Volens illum occidere, timuit populum
-27 Habete fiduciam : ego sum, nolite timere
-30 Videns vero ventum validum, timuit
17- 6 Ceciderunt in facie m s. et timuerunt valde
- 7 Dixitque eis : Surgite, et nolite timere
21-26 Si a. dixerimus, ex hom., timemus turbam
-46 Quærentes eum tenere, timuerunt turbas
25-25 Et timens abii, et abscondi talentum tuum
27-54 Timuerunt valde, dicentes : Vere Filius Dei
28- 5 Nolite timere vos : scio enim, quod Jesum
-10 Nolite timere ; ite, nuntiate fratribus meis
Marc. 4-40 Timuerunt timore magno, et dicebant
5-15 Vident illum, qui a dæmonio... et timuerunt
-33 Mulier vero timens et tremens, sciens
-36 Jesus.. ait.. Noli timere : tantummodo crede
6-50 Dixit eis : Confidite, ego sum, nolite timere
9-31 Et timebant interrogare eum
10-32 Præcedebat illos... et sequentes timebant
11-18 Quomodo eum perderent : timebant e. eum
-32 Si dixerimus, ex hominibus, timemus popul.
12-12 Quæreb. eum tenere : et timuerunt turbam
13- 7 Bella, et opiniones bellorum, ne timueritis
16- 8 Et nemini quidquam dixerunt : timebant e.
Luc. 1-13 Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est
-30 Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam
-50 Misericordia ejus... timentibus eum
2- 9 Circumfulsit illos, et timuerunt timore mag.
-10 Angelus : Nolite timere, ecce e. evangelizo
5-10 Noli timere : ex hoc jam hom. eris capiens
8-25 Qui timentes, mirati sunt ad invicem
-35 Invenerunt hom. sedentem... et timuerunt
-50 Noli timere, crede tantum, et salva erit
9-34 Et timuerunt : intrantibus illis in nubem
-45 Et timebant eum interrogare de hoc verbo
12- 5 Ostendam autem vobis quem timeatis

Luc. 12- 5 Timete eum, qui, postquam occiderit, habet
Ita dico vobis, hunc timete
- 7 Nolite ergo timere : multis passeribus pluris estis vos
-32 Nolite timere, pusillus grex, quia complac.
18- 2 Qui Deum non timebat, et hominem
- 4 Si Deum non timeo, nec hominem revereor
19-21 Timui enim te, quia homo austerus es
20-19 Et timuerunt populum : cognoverunt enim
22- 2 Et quærebant... timebant vero plebem
23-40 Dicens : Neque tu times Deum
24- 5 Cum timerent autem, et declinarent vultum
-36 Pax vobis : ego sum, nolite timere
Joan. 6-19 Vident Jesum ambulantem supra mare... et timuerunt
-20 Dicit eis : Ego sum, nolite timere
9-22 Hæc dixerunt... quoniam timebant Judæos
12-15 Noli timere, filia Sion : ecce rex tuus venit
19- 8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit
Act. 5-26 Timebant enim populum ne lapidarentur
9-26 Tentabat se jungere Discipulis, et omnes timebant eum
10- 2 Religiosus, ac timens Deum cum o. domo s.
-22 Cornelius centurio, vir justus, et timens D.
-35 In omni gente, qui timet eum, et operatur
13-16 Viri Israelitæ, et qui timetis Deum, audite
-26 Filii... et qui in vobis timent Deum
16-38 Timueruntque, audito quod Romani essent
18- 9 Noli timere, sed loquere, et ne taceas
22-29 Tribunus quoque timuit postquam rescivit
23-10 Timens tribunus ne discerperetur Paulus
-25 Timuit enim ne forte raperent eum Judæi
27-17 Timentes ne in Syrtim inciderent
-24 Ne timeas, Paule, Cæsari te oportet assistere
-29 Timentes a. ne in aspera loca incideremus
Rom. 11-20 Fide stas : noli altum sapere, sed time
13- 3 Vis a. non timere potestatem ? Bonum fac
- 4 Si a malum feceris, time : non enim
2 Cor. 11- 3 Timeo a. ne, sicut serpens Hevam seduxit
12-20 Timeo e., ne forte cum venero, non quales
Galat. 2-12 Timens eos qui ex circumcisione erant
4-11 Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim
Ephes. 5-33 Uxor autem timeat virum suum
Colos. 3-22 In simplicitate cordis, timentes Deum
Hebr. 4- 1 Timeamus er. ne forte relicta pollicitatione
11-23 Et non timuerunt regis edictum
13- 6 Mihi adjutor : non timebo quid faciat mihi
1 Petr. 2-17 Deum timete : regem honorificate
3-14 Timorem autem eorum ne timueritis
1 Joan. 4-18 Qui a. timet, non est perfectus in charitate
Apoc. 1-17 Noli timere : ego sum primus et novissimus
2-10 Nihil horum timeas quæ passurus es
11-18 Timentibus nomen tuum pusillis et magnis
14- 7 Timete Do., et date illi honorem, quia venit
15- 4 Quis non timebit te, Dom., et magnificabit
19- 5 Et qui timetis eum, pusilli et magni

TIMIDUS, A, UM.

Judic. 7- 3 Qui formidolosus et timidus est, revertatur
Sap. 4-20 Venient in cogitatione peccator. s. timidi
9-14 Cogitationes enim mortalium timidæ
17-10 Cum sit e. timida nequitia, dat testimonium
Eccli. 22-22 Sic et cor timidum in cogitatione stulti
37-12 Cum timido de bello, cum negotiatore
Matth. 8-26 Eis Jesus : Quid timidi estis, modicæ fidei?
Marc. 4-40 Quid timidi estis ? necdum habetis fidem
Apoc. 21- 8 Timidis autem, et incredulis, et execratis

TIMON.

Unus e septem primis diaconis, cujus Ecclesia Latina festivitatem celebrat die Aprilis decima nona.

Act. 6- 5 Et Nicanorem, et Timonem, et Parmenam

TIMOR.

Gen. 18-15 Negavit Sara... timore perterrita
20-11 Forsitan non est timor Dei in loco isto
31-42 Nisi Deus patris mei Abrah., et timor Isaac
-53 Juravit ergo Jacob per timorem patris sui
Deut. 12-10 Et absque ullo timore habitetis
19-20 Ut audientes cæteri timorem habeant
20- 8 Sicut ipse timore perterritus est
Josue. 2-24 Timore prostrati sunt cuncti habitatores ej.
6- 1 Clausa erat atque munita, timore filior. Isr.
22-25 Avertent filii vestri filios nostr. a timore Do.
Judic. 18- 7 Pop. habitantem in ea absque ullo timore
1 Reg. 11- 7 Invasit ergo timor Domini populum
2 Reg. 23- 3 Justus dominator in timore Dei
3 Reg. 4-25 Habitabatq. Juda et Israël absq. timore ullo
1 Par. 10- 4 Noluit autem armiger... timore perterritus
21-30 Nimio e. fuerat timore perterritus, videns
2 Par. 19- 7 Sit timor Dom. vobiscum, et cum diligentia
- 9 Sic agetis in timore Domini fideliter
20- 3 Josaphat autem timore perterritus

2 Esdr. 5- 9 Quare non in timore Dei nostri ambulatis?
-15 Non feci ita propter timorem Dei
Tobiæ. 2-14 Sed immobilis in Dei timore permansit
3-18 Virum a. cum timore t... consensi suscipere
6-22 Accipies virginem cum timore Domini
9-12 Cum timore D. nupt. convivium exercebant
13- 6 Cum timore et tremore confitemini illi
14- 4 Cum bono profectu timoris Dei perrexit
-16 Completis annis nonag. novem in timore Do.
Judith. 2-18 Cecidit timor illius sup. omnes inhabitantes
8-24 Tentationes non susceper. cum timore Do.
14- 4 Decidet super eos timor
-17 Intolerabilis timor et tremor cecidit sup. eos
Esth. 9- 3 Extollebant Judæos timore Mardochæi
14-19 Libera nos... et erue me a timore meo
15- 8 Celabat animum, et nimio timore contract.
-16 Conturbatum est cor m. præ timore gloriæ
Job. 3-25 Quia timor, quem timebam, evenit mihi
4- 6 Ubi est timor tuus, fortitudo tua, patientia
6-14 Timorem Domini derelinquit
15- 4 Quantum in te est, evacuasti timorem
23-15 Considerans eum, timore sollicitor
28-28 Ecce timor Domini, ipsa est sapientia
39-16 Frustra laboravit nullo timore cogente
Psal. 2-11 Servite Domino in timore: et exultate
5- 8 Adorabo ad templum sanct. t. in timore tuo
13- 3 Non est timor Dei ante oculos eorum
- 5 Trepidaverunt timore, ubi non erat timor
18-10 Timor Do. sanctus, permanens in sæculum
30-12 Factus sum... et timor notis meis
33-12 Audite me: timorem Domini docebo vos
35- 2 Non est timor Dei ante oculos ejus
52- 6 Trepidaverunt timore, ubi non erat timor
54- 6 Timor et tremor venerunt super me
63- 2 A timore inimici eripe animam meam
89-11 Quis novit... et præ timore tuo iram tuam
90- 5 Non timebis a timore nocturno
104-38 Quia incubuit timor eorum super eos
110-10 Initium sapientiæ timor Domini
118-38 Statue servo t. eloquium t. in timore tuo
-120 Confige timore tuo carnes meas: a judiciis
Prov. 1- 7 Timor Domini, principium sapientiæ
-29 Eo quod.. et timorem Dom. non susceperint
-33 Abundantia perfruetur, timore malorum sublato
2- 5 Tunc intelliges timorem Domini
8-13 Timor Domini odit malum: arrogantiam
9-10 Principium sapientiæ, timor Domini
10-27 Timor Domini apponet dies
14-26 In timore Domini fiducia fortitudinis
-27 Timor Domini fons vitæ, ut declinent a ruina
15-16 Melius est parum cum timore Domini
-27 Per timorem a. Do. declinat omnis a malo
-33 Timor Domini, disciplina sapientiæ
16- 6 Et in timore Domini declinatur a malo
18- 8 Pigrum dejicit timor: animæ a... esurient
19-23 Timor Domini ad vitam: et in plenitudine
22- 4 Finis modestiæ timor Domini, divitiæ
23-17 Sed in timore Domini esto tota die
Eccle. 8-11 Absque timore ullo filii hominum perpetrant mala
Cant. 3- 8 Ensis sup. femur s. propt. timores nocturnos
Sap. 5- 2 Videntes turbabuntur timore horribili
11-20 Sed et aspectus per timorem occidere
17- 4 Neque enim... sine timore custodiebat
- 6 Apparebat autem illis subitaneus ignis, ti- Hi more plenus: et timore perculsi illius
- 8 Illi e. qui promittebant timores... expellere Hi cum derisu pleni timore languebant
-11 Nihil e. est timor nisi proditio cogitationis
-14 Aliquando monstror. exagitabantur timore Subitaneus enim illis... et insperatus timor
-18 Deficientes faciebant illos præ timore
18-17 Et timores supervenerunt insperati
Eccli. 1-11 Timor Domini gloria, et gloriatio, et lætitia
-12 Timor Domini delectabit cor, et dabit
-16 Initium sapientiæ, timor Domini
-17 Timor Domini, scientiæ religiositas
-22 Corona sapientiæ, timor D., replens pacem
-28 Nam qui sine timore est, non poterit justific.
-34 Sapientia enim et disciplina timor Domini
-36 Ne sis incredibilis timori Domini
2- 1 Sta in justitia et timore, et præpara
- 6 Serva timorem illius, et in illo veterasce
4-19 Timorem et metum et probationem inducet
7-21 A muliere... quam sortitus es in timore Do.
9-18 Et non suspicaberis timorem mortis
-22 Et in timore Dei sit tibi gloriatio
10-25 Gloria... et pauperum, timor Dei est
-33 Pauper gloriatur per disciplin. et timorem s.
16- 1 Nec oblecteris... si non est timor Dei in illis
17- 4 Posuit timorem illius super omnem carnem
19-18 Et da locum timori Altissimi
Omnis sapientia timor Dei
-21 Deficiens sensu in timore

Eccli. 21-13 Consummatio timoris Dei sapientia et sensus
22-22 Cor... contra impetum timoris non resistet
23-27 Quoniam expellit a se timorem Dei hujusmodi hominis timor
-31 Eo quod non intellexerit timorem Domini
-37 Quoniam nihil melius est quam timor Dei
24-24 Ego mater pulchræ dilectionis et timoris
25- 8 Multa peritia et gloria illorum timor Dei
-14 Timor Dei super omnia se superposuit
-15 Beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei
-16 Timor Dei initium dilectionis ejus
27- 4 Si non in timore Domini tenueris te
28- 8 Memorare timorem Dei, et non irascaris
32-22 Superbus non pertimescet timorem
36- 2 Et immitte timorem tuum super gentes
37-15 Quemcumque cognoveris observantem timorem Dei
40- 2 Cogitationes eorum, et timores cordis
- 4 Zelus, tumultus, fluctuatio, et timor mortis
- 7 Exurrexit, et admirans ad nullum timorem
-26 Virtutes exaltant cor, et super hæc timor Do.
-27 Non est in timore Domini minoratio
-28 Timor Domini sicut paradisus benedictionis
45- 2 Magnificavit eum in timore inimicorum
-28 In gloria est, imitando eum in timore Dom.
49- 6 Reges Juda, et contempserunt timorem Dei
Isai. 2-10 Abscondere in fossa humo a facie timoris D.
8-12 Et timorem ejus ne timeatis, neq. paveatis
11- 3 Replebit eum spiritus timoris Domini
33- 6 Timor Domini ipse est thesaurus ejus
-18 Cor tuum meditabitur timorem
Jerem. 2-19 Non esse timorem mei apud te, dicit Dom.
32-40 Et timorem meum dabo in corde eorum
Baruc. 3- 7 Dedisti timorem tuum in cordibus nostris
Ezech. 34-27 Erunt in terra sua absque timore
Jonæ. 1-10 Timuerunt viri timore magno, et dixerunt
-16 Timuerunt viri timore magno Dominum
Malac. 1- 6 Si Dominus ego sum, ubi est timor meus?
2- 5 Et dedi ei timorem, et timuit me
1 Mac. 3- 6 Repulsi sunt inimici ejus præ timore ejus
-25 Et cecidit timor Judæ, ac fratrum ejus
7-18 Incubuit timor et tremor in omn. populum
10- 8 Timuerunt timore magno, quon. audierunt
13- 2 Videns quia in tremore populus est: et in timore ascendit Jerusalem
2 Mac. 3-30 Paulo ante timore ac tumultu erat plenum
6-30 Propter timorem tuum libenter hæc patior
12-22 Timor hostibus incussus est ex presentia Dei
15-18 Primus pro sanctitate timor erat templi
-23 Mitte Angelum t. bonum ante nos in timore
Matth. 14-26 Phantasma est. Et præ timore clamaverunt
28- 4 Præ timore a. ejus exterriti sunt custodes
- 8 Exierunt cito.. cum timore et gaudio magno
Marc. 4-40 Et timuerunt timore magno, et dicebant
9- 5 Non enim sciebat...erant e. timore exterriti
Luc. 1-12 Turbatus est videns, et timor irruit sup. eum
-65 Factus est timor super omnes vicinos
-74 Ut sine timore... serviamus illi
2- 9 Circumfulsit ill., et timuerunt timore magno
5-26 Repleti sunt timore, dicentes: Quia vidimus
7-16 Accepit aut. omnes timor: et magnificabant
8-37 Quia magno timore tenebantur
21-26 Arescentibus hominibus præ timore
Act. 2-43 Fiebat autem omni animæ timor: multa
5- 5 Et factus est timor magnus super omnes
-11 Factus est timor magnus in universa Eccles.
9-31 Ædificabatur ambulans in timore Domini
10- 4 Timore correptus, dixit: Quid est, Domine?
19-17 Et cecidit timor super omnes illos
Rom. 3-18 Non est timor Dei ante oculos eorum
8-15 Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore
13- 3 Principes non sunt timori boni operis
- 7 Cui timorem, timorem: cui honorem, hon.
1 Cor. 2- 3 Ego in infirmitate, et timore, et tremore
16-10 Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos
2 Cor. 5-11 Scientes ergo timorem Domini, hominibus
7- 1 Perficientes sanctificationem in timore Dei
- 5 Passi sumus: foris pugnæ, intus timores
-11 Sed timorem, sed desiderium, sed æmulat.
-15 Cum timore et tremore excepistis illum
Ephes. 5-21 Subjecti invicem in timore Christi
6- 5 Obedite... cum timore et tremore
Philip. 1-14 Auderent sine timore verbum Dei loqui
1 Tim. 5-20 Argue ut et cæteri timorem habeant
2 Tim. 1- 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris
Hebr. 2-15 Timore mortis... obnoxii erant servituti
1 Petr. 1-17 In timore incolatus vestri tempore convers.
2-18 Subditi estote in omni timore dominis
3- 2 Considerantes in timore castam conversationem vestram
-14 Timorem autem eorum ne timueritis
-16 Sed cum modestia et timore conscientiam habentes bonam

1 Joan. 4-18 Timor non est in charitate: sed perfecta charitas foras mittit timorem: quoniam timor pœnam habet
Judæ. -12 Convivantes sine timore, semetipsos pasc.
-23 Aliis autem miseremini in timore
Apoc. 11-11 Et timor magnus cecidit super eos
-13 Et reliqui in timorem sunt missi
18-10 Longe stantes propter timorem tormentorum ejus

TIMORATUS.

Luc. 2-25 Et homo iste justus et timoratus
Act. 8- 2 Curaverunt autem Stephanum viri timorati

TIMOTHEUS I.

Dux exercitus Ammonitarum, qui postea una cum Bacchide accepit principatum copiarum Antiochi Epiphanis adversus Judæos. Judas Machabæus, cum occidisset filios Bean, in arce conclusos, contulit se adversus filios Ammon, quos expugnavit; et altero in prælio victus Timotheus in Gazaram fugiens interfectus est ibi ipse et Chereas.—TIMOTHEUS II. *Dux copiarum Antiochi Eupatoris regis Syriæ. De morte istius nulla est mentio in Scripturis.*

1 Mac. 5- 6 Et invenit... et Timotheum ducem ipsorum
-11 Et Timotheus est dux exercitus eorum
-34 Cognoverunt castra Timothei, quia Mach.
-37 Congregavit Timotheus exercitum alium
-40 Et ait Timotheus principibus exercitus sui
2 Mac. 8-30 Ex his qui cum Timotheo et Bacchide erant
-32 Et Philarchen qui cum Timotheo erat
9- 3 Quæ erga Nicanorem et Timotheum gesta
10-24 Timotheus, qui prius a Judæis fuerat superatus
-32 Timotheus vero confugit in Gazaram
-37 Timotheum occultantem se... peremerunt
12- 2 Sed hi qui resederant, Timotheus, et Apoll.
-10 Et iter facerent ad Timotheum
-18 Timotheum quid... non comprehenderunt
-19 Peremerunt a Timotheo relictos in præsid.
-20 At Machab... adv. Timotheum processit
-21 Timotheus præmisit mulieres et filios
-24 Timotheus incidit in partes Dosithei

TIMOTHEUS III.

Discipulus sancti Pauli, filius mulieris Judææ, patre gentili, ad quem extant duæ sancti Pauli Epistolæ. Episcopus Ephesiorum ordinatus, ibi martyrio coronatus est, cum tentaret prohibere populum a solemnitate Dianæ.

Act. 16- 1 Discip. quidam erat ibi nomine Timotheus
17-14 Silas a. et Timotheus remanserunt ibi
-15 Ad Silam et Timotheum... profecti sunt
18- 5 Cum venissent autem... Silas et Timotheus
19-22 Mittens autem... Timotheum et Erastum
20- 4 Comitatus est autem eum... et Timotheus
Rom. 16-21 Salutat vos Timotheus adjutor meus
1 Cor. 4-17 Misi ad vos Timotheum, qui est filius meus
16-10 Si autem venerit Timotheus, videte
2 Cor. 1- 1 Et Timotheus frater, Ecclesiæ Dei
-19 Per me, et Sylvanum, et Timotheum
Philip. 1- 1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi
2-19 Spero... Timotheum me cito mittere ad vos
Colos. 1- 1 Paulus Apostolus... et Timotheus frater
1 Thes. 1- 1 Paulus, et Sylvanus, et Timotheus
3- 2 Et misimus Timotheum fratrem nostrum
- 6 Nunc a. veniente Timotheo ad nos a vobis
2 Thes. 1- 1 Paulus, et Sylvanus, et Timotheus
1 Tim. 1- 2 Timotheo dilecto filio in fide
-18 Hoc præceptum commendo tibi, fili Timothee
6-20 O Timothee, depositum custodi
2 Tim. 1- 2 Timotheo charissimo filio, gratia, miseric.
Phile. - 1 Et Timotheus frater, Philemoni dilecto
Hebr. 13-23 Cognoscite fratrem nostrum Timotheum

TINCTURA.

Job. 28-19 Nec tincturæ mundissimæ componetur

TINEA.

Job. 4-19 Quanto magis hi.. consumentur velut a tinea
13-28 Quasi vestimentum, quod comeditur a tinea
27-18 Ædificavit sicut tinea domum suam
Prov. 25-20 Sicut tinea vestimento, et vermis ligno
Eccli. 42-13 De vestimentis enim procedit tinea
Isai. 14-11 Concidit cadaver t.: subter te sternetur tinea
50- 9 Tinea comedet eos
51- 8 Et sicut lanam, sic devorabit eos tinea
Baruc. 6-11 Hi a. non liberantur ab ærugine et tinea
Osee. 5-12 Et ego quasi tinea Ephraim: et quasi putredo
Matth. 6-19 In terra: ubi ærugo, et tinea demolitur

Matth. 6-20 Ubi neque ærugo, neque tinea demolitur
Luc. 12-33 Fur non appropiat, neque tinea corrumpit
Jacob. 5- 2 Vestimenta vestra a tineis comesta sunt

TINEO.

*Baruc.*6- 71 Et murice quæ supra illos tineant

TINGO.

Gen. 37-31 In sang. hœdi, quem occiderant, tinxerunt
Exod. 12-22 Fasciculumque hyssopi tingite in sanguine
25- 4 Et purpuram, coccumque bis tinctum
26- 1 Ac purpura, coccoque bis tincto
-31 Facies et velum... coccoque bis tincto
-36 De... et purpura, coccoque bis tincto
27-16 Ex hyacintho, et purpura, coccoq. bis tincto
28- 5 Accipientque... coccumque bis tinctum
- 6 Hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto
- 8 Hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto
-15 Hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto
-33 Hyacintho, et purpura, et cocco bis tincto
35- 6 Coccumque bis tinctum, et byssum
-23 Si quis habebat... coccumque bis tinctum
-35 Hyacintho, ac purpura, coccoque bis tincto
36- 8 Feceruntq... cortinas... coccoque bis tincto
39- 2 Superhumerale de auro..coccoque bis tincto
- 8 Fecit et rationale... purpura, coccoque bis tincto
-28 Purpura, ac vermiculo bis tincto
Levit. 4-17 Tincto digito aspergens septies cont. velum
-25 Tinget sacerdos digitum in sanguine hostiæ
8-15 Et tincto digito, tetigit cornua altaris
9- 9 In quo tingens digitum, tetigit cornua altaris
11-32 Et in quocumque fit opus, tingentur aqua
14- 6 Hyssopo tinget in sanguine passeris immol.
-16 Tingetque digitum dextrum in eo
-27 In quo tingens digitum dextræ manus
-51 Et tinget om. in sanguine passeris immolati
Num. 19- 4 Et tingens digitum in sanguine ejus, asperget
- 6 Coccumque bis tinctum sacerdos mittet in flammam
-18 Cum homo mundus tinxerit hyssopum
Deut. 33-24 Et tingat in oleo pedem suum
Josue. 3-15 Et pedibus eorum in parte aquæ tinctis
Job. 28-16 Non conferetur tinctis Indiæ coloribus
Isai. 63- 1 Qui venit de Edom, tinctis vestib. de Bosra
Jerem. 12- 9 Numquid avis tincta per totum ?
*Ezech.*23-15 Et tiaras tinctas in capitibus eorum
Dan. 4-12 Rore cœli tingatur, et cum feris pars ejus

TINNIO.

1 Reg. 3-11 Quicumq. audierit, tinnient ambæ aures ej.
4 Reg. 21-12 Ut quicumque audierit, tinniant ambæ aures
Jerem. 19- 3 Ut om. qui audierit illam, tinniant aures ej.
1 Cor. 13- 1 Velut æs sonans, aut cymbalum tinniens

TINTINNABULUM.

Exod. 28-33 Mixtis in medio tintinnabulis
-34 Ita ut tintinnabulum sit aureum
Rursumque tintinnabulum aliud aureum
39-23 Et tintinnabula de auro purissimo
-24 Tintinnabulum autem aureum, et malum
Eccli. 45-10 Cinxit illum tintinnabulis aureis plurimis

TITAN.

Titanum filii sunt Titanes, ut filii hominum, homines. Porro Titanes gigantes erant quorum immanis proceritas et fortitudo veterum historiis celebrantur.

*Judith.*16- 8 Nec filii Titan percusserunt eum

TITIO.

Isai. 7- 4 Cor t. ne formidet a duab. caudis titionum

TITUBO.

Eccli. 37-16 Cum titubaveris in tenebris, condoleb. tibi

TITULUS.

Gen. 28-18 Tulit lapidem... et erexit in titulum
-22 Lapis iste, quem erexi in titulum, vocabitur
31-45 Tulit... lapidem, et erexit illum in titulum
35-14 Ille vero erexit titulum lapideum in loco
-20 Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus : hic est titulus monumenti Rachel
*Exod.*24- 4 Duodecim titulos per duodecim tribus Isr.
Levit. 26- 1 Nec titulos erigetis, nec insignem lapidem
Num. 33-52 Confringite titulos, et statuas comminuite
2 Reg. 18-18 Erexerat sibi, cum adhuc viveret, titulum
Vocavitque titulum nomine suo
4 Reg. 23-17 Et ait : Quis est titulus ille, quem video ?
Psal. 15- 1 Tituli inscriptio ipsi David
55- 1 David in tituli inscriptionem
56- 1 Ne disperdas David in tituli inscriptionem
57- 1 Ne disperdas David in tituli inscriptionem
58- 1 Ne disperdas David in tituli inscriptionem
59- 1 In tituli inscriptionem ipsi David
Isai. 19-19 Et titulus Domini juxta terminum ejus
*Ezech.*39-15 Statuent juxta illum titulum donec sepeliant
*1 Mac.*14-26 Et posuerunt in titulis in monte Sion
Marc. 15-26 Et erat titulus causæ ejus inscriptus
Joan. 19-19 Scripsit autem et titulum Pilatus : et posuit
-20 Hunc ergo titulum multi Judæor. legerunt

TITUS.

Duo sunt viri ejusdem nominis, et ambo discipuli sancti Pauli. Primus Justi a justitia forte qua præcellebat, cognomen invenit. Alter est ille ad quem extat Epistola sancti Pauli.

Act. 18- 7 Intravit in domum cujusdam, nomine Titi
2 Cor. 2-13 Eo quod non invenerim Titum fratrem m.
7- 6 Consolatus est nos Deus in adventu Titi
-13 Magis gavisi sumus super gaudio Titi
-14 Ita et gloriatio nostra, quæ fuit ad Titum
8- 6 Ita ut rogaremus Titum, ut quemadmodum
-16 Qui dedit eamdem sollicitudinem pro vobis in corde Titi
-23 Sive pro Tito, qui est socius meus
12-18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem
Numquid Titus vos circumvenit ?
Galat. 2- 1 Iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba, assumpto et Tito
- 3 Sed neque Titus...compulsus est circumcidi
2 Tim. 4-10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam
Tit. 1- 4 Tito dilecto filio secund. communem fidem

TOB.

Nomen terræ ad quam fugit Jephte. Verisimile est esse in tribu Gad.

Judic. 11- 3 Quos ille fugiens... habitavit in terra Tob
- 5 Tollerent in auxil. sui Jephte de terra Tob

TOBIA *et* TOBIAS.

Præter Tobiam Justum et filium ejus, plures sunt alii hujus nominis, quorum identitas non satis patet. Ideo sub eodem catalogo leguntur.

1 Esdr. 2-60 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda, sexc.
2 Esdr. 2-10 Horonites, et Tobias servus Ammanites
-19 Tobias servus Ammanites, et Gosem Arabs
4- 3 Sed et Tobias Ammanites proximus ejus, ait
- 7 Cum audisset Sanaballat, et Tobias
6- 1 Cum audisset Sanaballat, et Tobias, et Goss.
-12 Et Tobias et Sanaballat conduxissent eum
-14 Memento mei, Domine, pro Tobia et San.
-17 Optimat. Judæor. epistolæ mittebantur ad Tobiam, et a Tobia veniebant ad eos
-19 Et Tobias mittebat epistolas, ut terreret me
7-62 Filii Dalaïa, filii Tobia, filii Necoda, sexc.
13- 4 Præposit. in gazophyl... et proximus Tobiæ
- 7 Intellexi malum, quod fecerat Eliasib Tobiæ
- 8 Projeci vasa domus Tobiæ foras de gazoph.
Zach. 6-10 Sume a transmigr., ab Holdaï, et a Tobia
-14 Et coronæ erunt Helem, et Tobiæ, et Idaïæ
2 Mac. 3-11 Quædam vero esse Hircani Tobiæ

TOBIAS I.

Tobias semper in Deum fidelis, cum in captivitatem abductus fuisset, quo tempore, capta a Salmanasare Samaria, Israeliticum eversum est regnum, a piis operibus nunquam destitit. Hunc ab eodem Salmanasare primum clementer habitum, et annonæ curatorem constitutum testantur sacri Codices. Post vero a Sennacheribo, cujus offensionem, suo in mortuos sepeliendos studio, meruerat, bonis et exilio mulctatus est, sed ab Assaradone statim restitutus, opera Achioris filii fratris sui, quem ille rex omnibus suis rationibus præfecerat. At postea bonis iterum spoliatus est, quin et cæcitate interim a Deo probatus. Tandem filio, quem in Mediam ad pecuniam a Gabelo repetendam miserat, cum nuru, ingentibusque divitiis, recepto; visu recuperato; Dei benedictionibus cumulatus, ingentem ex filio, qui est TOBIAS II, *post se reliquit sobolem, cui moriens bene precatus est, et ex Prophetarum dictis de Ninive evertenda, bene consuluit. Lege quoad reliquam historiam totum librum Tobiæ.*

Tobiæ. 1- 1 Tobias ex tribu et civitate Nephthali
-19 Tobias quotidie pergebat per om. cognation.
-21 Tobias sepeliebat corpora eorum
-23 Tobias vero cum filio suo et cum uxore fugiens
-25 Et reversus est Tobias in domum suam
2- 1 Et factum esset prandium bonum in domo Tobiæ
- 9 Sed Tobias, plus timens Deum quam regem
-17 Tobias vero increpabat eos, dicens : Nolite
3- 1 Tunc Tobias ingemuit, et cœpit orare
4- 1 Cum Tobias putaret orationem s. exaudiri
Vocavit ad se Tobiam filium suum
5- 1 Tunc respondit Tobias patri suo, et dixit
Tobiæ. 5- 5 Tunc egressus Tobias, invenit juvenem
- 7 Et Tobias dixit ei : Nosti viam, quæ ducit
- 9 Cui Tobias ait : Sustine me, obsecro
-10 Ingressus Tobias, indicavit universa hæc
-12 Et ait Tobias : Quale gaudium mihi erit
-14 Dixit itaque illi Tobias : Numquid poteris
-16 Cui Tobias respondit : Rogo te, indica mihi
-19 Et Tobias respondit : Ex magno genere es tu
-21 Respondens a. Tobias, ait : Bene ambuletis
-22 Fecit Tobias vale patri suo et matri suæ
-26 Dixitque ei Tobias : Noli flere
6- 1 Profectus est a. Tobias, et canis secutus est
- 3 Quem expavescens Tobias clamavit voce
- 7 Tunc interrogavit Tobias Angel., et dixit e
-10 Et dixit ei Tobias : Ubi vis ut maneamus ?
-14 Tunc respondit Tobias, et dixit : Audio
7- 2 Intuensque Tobiam Raguel, dixit Annæ
- 4 Illis Raguel : Nostis Tobiam fratrem meum
- 5 Tobias, de qua interrogas, pater istius est
-10 Tobias dixit : Hic ego hodie non manducabo
-15 Dexteram filiæ suæ, dextræ Tobiæ tradidit
8- 2 Recordatus itaq. Tobias sermonum Angeli
- 4 Hortatus est virginem Tobias, dixitque ei
- 7 Dixitque Tobias : Dom. Deus patrum nostr
-23 Adjuravit Raguel Tobiam, ut... moraretur
-24 Dimidiam partem dedit Tobiæ
Ut pars dimidia...Tobiæ dominio devenire
9- 1 Tunc vocavit Tobias Angelum ad se
- 7 Indicavitque ei de Tobia filio Tobiæ, omnia
- 8 Invenit Tobiam discumbentem : et exiliens
10- 1 Cum vero moras faceret Tobias
Sollicitus erat pater ejus Tobias, dicens
- 6 Cui dicebat Tobias : Tace, et noli turbari
- 8 Ego mittam nuntium salutis de te ad Tobiam
- 9 Cui Tobias ait : Ego novi, quia pater meus
-10 Cumq. verbis multis rogaret Raguel Tobiam
11- 2 Dixitq. Angelus : Tobia frater, scis quemad.
- 4 Dixit Raphaël ad Tobiam : Tolle tecum
Tulit itaq. Tobias ex felle illo, et abierunt
- 7 Dixitq. Raphaël ad Tobiam : At ubi introieris
-13 Tunc sumens Tobias de felle piscis, linivit
-15 Quam apprehendens Tobias, traxit ab ocul
-17 Dicebatque Tobias : Benedico te, Do. Deus
Et ecce ego video Tobiam filium meum
-20 Veneruntque Achior et Nabath consobrini Tobiæ, gaudentes ad Tobiam
12- 1 Tunc vocavit ad se Tobias filium suum
- 2 Respondens Tobias, dixit patri suo : Pater
13- 1 Aperiens autem Tobias senior os suum
14- 1 Et consummati sunt sermones Tobiæ
Et postquam illuminatus est Tobias, vixit
- 5 Vocavit ad se Tobiam filium suum
-14 Tobias abscessit ex Ninive cum uxore sua

TOLERABILIS, E.

Esth. 7- 4 Esset tolerabile malum, et gemens taceren
*Matth.*10-15 Tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gom

TOLERANTIA.

2 Cor. 1- 6 Operatur tolerantiam earumd. passionum

TOLLO, SUSTULI, SUBLATUM.

6-21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis
7- 2 Ex om. animantibus mundis tolle septena
8-20 Tollens de cunctis pecoribus et volucribus
12-15 Et sublata est mulier in domum Pharaonis
-19 Ut tollerem eam mihi in uxorem
14-21 Da mihi animas, cætera tolle tibi
15-10 Tollens univ. hæc, divisit ea per medium
19-15 Tolle uxorem tuam, et duas filias quas habe
21-14 Surrexit itaque Abraham mane, et tollen panem
-18 Tolle puerum, et tene manum illius
22- 2 Ait illi : Tolle filium tuum unigenitum
24-51 En Rebecca coram te est, tolle eam
-65 At illa tollens cito pallium, operuit se
30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas viride
34-17 Tollemus filiam nostram, et recedemus
-26 Tollentes Dinam de domo Sichem sororem
40-15 Quia furto sublatus sum de terra Hebræor
42-25 Tollensq. Simeon, et ligans illis præsentib
43-13 Sed et fratrem vestrum tollite, et ite ad vir.
45-18 Et tollite inde patrem vestrum
-19 Præcipe etiam ut tollant plaustra de terra
Dicito : Tollite patrem vestr., et properate
Exod. 7- 9 Tolle virgam tuam, et projice eam coram
-15 Et virgam... tolles in manu tua
-19 Tolle virgam tuam, et extende manum t.
9- 8 Tollite plenas manus cineris de camino
12- 3 Tollat unusquisque agnum per familias
- 5 Juxta quem ritum tolletis et hœdum
-21 Tollentes animal per familias vestras
14-19 Tollensq. se Angelus Dei, qui præcedebat
16-16 Gomor per singula capita... sic tolletis
17- 5 Virgam qua percussisti fluv., tolle in man

Exod. 25- 2 Loquere filiis Israël ut tollant mihi primitias
29- 1 Tolle vitulum de armento et arietes duos
-16 Tolles de sanguine ejus, et fundes circa altare
-19 Tolles quoque arietem alterum
-22 Tolles adipem de ariete, et caudam et arv.
-31 Arietem a. consecrationis tolles, et coques
32- 2 Tollite inaures aureas de uxorum... auribus
33- 7 Moyses quoque tollens tabernaculum
-23 Tollamque manum meam, et videbis poster.
Levit. 2- 2 Unus tollet pugillum plenum similæ et olei
- 9 Tollet memoriale de sacrificio, et adolebit
3-14 Tollentque ex ea in pastum ignis Dominici
4-19 Omnemque ejus adipem tollet, et adolebit
-30 Tolletque sacerdos de sanguine in digito suo
6-10 Tolletque cineres, quos vorans ignis exussit
-15 Tollet sacerdos pugillum similæ
8- 2 Tolle Aaron cum filiis suis, vestes eorum
-26 Tollens a. de canistro azymorum... panem
9- 2 Tolle de armento vitulum pro peccato
- 3 Tollite hircum pro peccato et vitulum
10- 4 Tollite fratres vestros de conspectu sanct.
-12 Tollite sacrificium, quod remansit de oblat.
14-12 Tollet agnum, et offeret eum pro delicto
-51 Tollet lignum cedrinum, et hyssopum
16-14 Tollet quoq. de sanguine vituli, et asperget
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis
3-41 Tollesque Levitas mihi pro om. primogenito
-45 Tolle Levitas pro primogenitis filiorum Isr.
4- 2 Tolle summ. filior. Caath de medio Levit.
-22 Tolle summam etiam filiorum Gerson
5-25 Tollet sacerdos de manu ejus sacrificium
-26 Pugillum sacrificii tollat de eo quod offertur
6-18 Tolletq. capillos ejus, et ponet sup. ignem
8- 6 Tolle Levitas de medio filiorum Israël
- 8 Tollent bovem de armentis, et libamentum
16- 6 Tollat unusquisque thuribula sua
-17 Tollite singuli thuribula vestra
-37 Ut tollat thuribula quæ jacent in incendio
-46 Dixit Moyses ad Aaron : Tolle thuribulum
19-17 Tollentque de cineribus combustionis
20- 8 Tolle virgam, et congrega populum
-25 Tolle Aaron et filium ejus cum eo
21- 7 Ora ut tollat a nobis serpentes
24- 7 Tolletur propter Agag, rex ejus
25- 4 Ait ad Moysen : Tolle cunctos principes
27- 3 Cur tollitur nomen illius de familia sua
-18 Tolle Josue... virum in quo est Spiritus
31-26 Tollite summam eorum quæ capta sunt
Deut. 4-34 Et tolleret sibi gentem de medio nationum
12-26 Quæ a. sanctificaveris, et voveris Do., tolles
21- 3 Seniores civitatis illius tollent vitulam de armento
22-15 Tollent eam pater et mater ejus
24-19 Manipul. reliqueris, non reverteris ut tollas
25- 9 Et tollet calceamentum de pede ejus
26- 2 Tolles de cunctis frugibus tuis primitias
31-26 Tollite librum istum, et ponite eum in lat.
Josue. 2- 4 Tollensque mulier viros, abscondit, et ait
3- 6 Tollite arcam fœderis, et præcedite popul.
4- 3 Præcipe eis, ut tollant de medio Jordanis
6- 4 Septimo autem die sacerdotes tollant septem buccinas
- 6 Dixit ad eos : Tollite arcam fœderis
Alii sacerdotes tollant septem jubilæorum buccinas
7-24 Tollens itaque Josuë Achan filium Zare
8- 1 Tolle tecum omnem multitudinem pugnat.
9-11 Tollite in manibus cibaria ob longiss. viam
Judic. 4- 6 Tollesque tecum decem millia pugnatorum
6-20 Tolle carnes et azymos panes
-25 Tolle taurum patris tui, et alterum taurum
-26 Tollesque taurum secundum
11- 5 Ut tollerent in auxilium sui Jephte de terra
18-17 Theraphim atq. conflatile tollere nitebant.
Ruth. 4- 2 Tollens a. Booz decem viros de senioribus
- 8 Tolle calceamentum t. Quod statim solvit
1 Reg. 2-14 Omne quod levabat fuscinula, tollebat sacerdos sibi
-16 Et tolle tibi quantumcumq. desiderat anima
Nunc enim dabis, alioquin tollam vi
6- 8 Tolletisq. arcam Do., et ponetis in plaustro
-10 Tollentes duas vaccas, quæ lactabant vitulos
8-11 Filios vestros tollet, et ponet in curribus suis
-14 Oliveta optima tollet, et dabit servis suis
9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens
16- 2 Vitulum de armento tolles in manu tua
-23 David tollebat citharam, et percutiebat
17-34 Et tollebat arietem de medio gregis
20-22 Ecce sagittæ intra te sunt, tolle eas
21- 6 Panes propositionis, qui sublati fuerant a facie Domini
- 9 Ecce hic gladius... si istum vis tollere, tolle
25-11 Tollam ergo panes meos et aquas meas
26-11 Tolle hastam, quæ est ad caput ejus
-22 Transeat unus de pueris regis, et tollat eam

1 Reg. 27- 9 Tollensq. oves et boves, et asinos et camelos
28-24 Tollensque farinam, miscuit eam, et coxit
2 Reg. 2-21 Unum de adolescentibus, et tolle tibi spolia
4- 4 Tollens itaque eum nutrix sua, fugit
- 7 Sublatoque capite ejus, abierunt per viam
12-11 Tollam uxores tuas in oculis tuis, et dabo
13- 8 Quæ tollens farinam commiscuit : et liquefaciens
- 9 Tollensque quod coxerat, effudit, et posuit
20- 6 Tolle igitur servos domini tui, et persequere
21-10 Tollens autem Respha filia Aja cilicium
23- 6 Spinæ evellentur universi : quæ non tolluntur manibus
3 Reg. 1-33 Tollite vobiscum servos domini vestri
5- 9 Et applicabo ea ibi, et tu tolles ea
-17 Præcepitq. rex, ut tollerent lapides grandes
11-31 Ait ad Jeroboam: Tolle tibi decem scissuras
14- 3 Tolle quoque in manu tua decem panes
15-18 Tollens itaq. Asa omne argentum et aurum
19- 4 Sufficit mihi, Domine, tolle animam meam
22- 3 Negligimus tollere eam de manu regis Syriæ
-26 Tollite Michæam, et maneat apud Amon
4 Reg. 2- 3 Hodie Dominus tollet dominum tuum a te
- 5 Dominus hodie tollet dominum tuum a te
- 9 Quod vis ut faciam tibi antequam tollar a te
-10 Si videris me, quando tollar a te, erit tibi
4- 1 Creditor venit ut tollat duos filios meos
- 4 Om. vasa hæc : et cum plena fuerint, tolles
-19 Dixit puero : Tolle, et duc eum ad matrem
-29 Tolle baculum meum in manu tua
-36 Vocavit Giezi... qui ait : Tolle filium tuum
5-17 Ut tollam onus duorum burdonum de terra
6- 2 Et tollant singuli de sylva materias singulas
- 7 Et ait:Tolle. Qui extendit manum, et tulit
7-13 Tollamus quinque equos qui remanserunt
8- 8 Tolle tec. munera, et vade in occursum viri
9- 1 Et tolle lenticulam olei hanc in manu tua
-13 Unusquisq. tollens pallium suum posuerunt
-17 Tolle currum, et mitte in occursum eorum
-25 Tolle, projice eum in agro Naboth
-26 Nunc ergo tolle, et projice eum in agrum
10- 6 Obeditis mihi, tollite capita filior. do. vest.
11- 2 Tollens aut. Josaba filia regis Joram, soror
13-18 Et ait : Tolle sagittas. Qui cum tulisset
20-18 Quos generabis, tollentur, et erunt eunuchi
25-20 Quos tollens Nabuzardan princeps militum
1 Par. 18- 1 Tolleret Geth et filias ejus de manu Philisth.
21-23 Tolle, et faciat dominus m. rex quodcumque
2 Par. 5-13 Vocem in sublime tollentibus, longe sonitus audiebatur
12- 9 Sublatis thesauris domus Domini et domus
-11 Veniebant scutarii, et tollebant eos
18-25 Tollite Michæam, et ducite eum ad Amon
1 Esdr. 5-15 Hæc vasa tolle, et vade, et pone ea in templo
6-11 Tollatur lignum de domo ipsius, et erigatur
2 Esdr. 11- 1 Ut tollerent unam partem de decem
Tobiæ. 2- 4 Tollensq. illud portavit ad domum suam
11- 4 Tolle tecum ex felle piscis : erit e. necessar.
Judith. 16-23 Conopeum quod ipsa sustulerat de cubili ip.
Esth. 16-12 Qui in tant. arrogantiæ tumor. sublatus est
Job. 6-14 Qui tollit ab amico suo misericordiam
7-21 Cur non tollis peccatum meum
22-16 Qui sublati sunt ante tempus suum
24- 7 Nudos dimittunt hom., indumenta tollentes
27-21 Tollet eum ventus urens, et auferet
28- 2 Ferrum de terra tollitur, et lapis solutus cal.
32-22 Et si post modicum tollat me factor meus
41-16 Cum sublatus fuerit, timebunt Angeli
Psal. 77-70 Elegit David... et sustulit eum de gregibus
95- 8 Tollite hostias, et introite in atria ejus
Prov. 1-33 Abundantia perfruetur, timore malorum sublato
20-16 Tolle vestimentum ejus, qui fidejussor extitit
22-27 Quid causæ est ut tollat operimentum ?
27-13 Tolle vestimentum ejus, qui spopondit
Sap. 5-15 Tanquam lanugo est, quæ a vento tollitur
Eccli. 13- 2 Pondus super se tollet, qui honestiori
19- 3 Et tolletur de numero anima ejus
35-23 Donec tollat plenitudinem superborum
36- 9 Tolle adversarium, et afflige inimicum
46- 3 Gloriam adeptus est in tollendo manus suas
47- 5 In tollendo manum, saxo fundæ dejecit
- 6 Dedit in dextera ejus tollere hominem
48- 5 Qui sustulisti mortuum ab inferis
-20 Et sustulit manum suam contra illos
Isai. 14-25 Et onus illius ab humero eorum tolletur
20- 2 Calceamenta tua tolle de pedibus tuis
28-19 Quandocumque pertransierit, tollet vos
36-17 Donec veniam, et tollam vos ad terram
38-21 Jussit Isaïas ut tollerent massam de ficis
39- 7 De filiis tuis... quos genueris, tollent
41-16 Et ventus tollet, et turbo disperget eos
47- 2 Tolle molam, et mole farinam : denuda
49-24 Numquid tolletur a forti præda ?
-25 Equidem, et captivitas a forti tolletur

Isai. 53- 8 De angustia, et de judicio sublatus est
57-13 Et omnes eos auferet ventus, tollet aura
Jerem. 10- 5 Portata tollentur, quia incedere non valent
13- 4 Tolle lumbare, quod possedisti, quod est
- 6 Et tolle inde lumbare, quod præcepi tibi
20- 5 Et tollent, et ducent in Babylonem
23-39 Propterea ecce ego tollam vos portans
36- 2 Tolle volumen libri, et scribes in eo
-21 Qui tollens illud de gazophylacio Elisamæ
-28 Rursum tolle volumen aliud : et scribe
38-10 Tolle tecum hinc triginta viros, et leva
39-12 Tolle illum, et pone super eum oculos
40- 2 Tollens ergo princeps militiæ Jeremiam
43- 5 Sed tollens Johanan filius Caree
46-11 Ascende in Galaad, et tolle resinam
48-33 Et vinum de torcularibus sustuli
49-29 Vasa eorum et camelos eorum tollent sibi
50-26 Tollite de via lapides, et redigite
51- 8 Tollite resinam ad dolorem ejus, si forte
-26 Et non tollent de te lapidem in angulum
Ezech. 5- 4 Et ex eis rursum tolles, et projicies eos
11-24 Et sublata est a me visio, quam videram
15- 3 Numquid tolletur de ea lignum, ut fiat
17-13 Tollet de semine regni, ferietque cum eo
Sed et fortes terræ tollet, (-14) ut sit regn.
21-26 Aufer cidarim, tolle coronam : nonne hæc
23-26 Et tollent vasa gloriæ tuæ
-29 Tollent omnes labores tuos, et dimittent te
24-16 Ecce ego tollo a te desiderabile oculorum
-25 In die, qua tollam ab eis fortitudinem eor.
36-24 Tollam quippe vos de gentibus
37-16 Tolle lignum alterum, et scribe super illud
38-13 Ut tollas argentum et aurum, et auferas
43-21 Et tolles vitulum, qui oblatus fuerit
45-13 Et hæ sunt primitiæ, quas tolletis
-19 Et tollet sacerdos de sanguine quod erit
Dan. 1-16 Malasar tollebat cibaria et vinum potus
7- 4 Evulsæ sunt alæ ejus, et sublata est de terra
14-36 Tolle prandium, quod misit tibi Deus
Osee. 5-14 Et vadam : tollam, et non est qui eruat
14- 3 Tollite vobiscum verba, et convertimini
Amos. 5-11 Et prædam electam tollebatis ab eo
6-10 Tollet eum propinquus suus, et comburet
Jonæ. 1-12 Tollite me, et mittite in mare, et cessabit
4- 3 Domine, tolle, quæso, animam meam a me
Mich. 2- 8 Desuper tunica pallium sustulistis
3- 2 Violenter tollitis pelles eorum desuper eis
1 Mac. 1-24 Et sublatis omnibus abiit in terram suam
3-29 Tolleret legitima, quæ erant a primis diebus
5- 2 Et cogitabant tollere genus Jacob
- 9 Congregatæ sunt gentes... ut tollerent eos
-27 Comprehendere, et tollere eos in una die
8- 9 Voluerunt ire, et tollere eos : et innotuit
12-54 Tollamus de hominibus memoriam eorum
14-36 Ut tollerentur gentes de regione ipsorum
16-13 Et cogitabat dolum... ut tolleret eos
-19 Misit alios in Gazaram tollere Joannem
2 Mac. 6-21 Tollentes eum secreto rogabant afferri
8-25 Pecuniis vero eorum... sublatis
12-39 Ut corpora prostratorum tolleret
Matth. 4- 6 Et in manibus tollent te, ne forte offendas
5-40 Judicio contendere, et tunicam tuam tollere
9- 6 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
-16 Tollit enim plenitudinem ejus a vestimento
11-29 Tollite jugum meum super vos, et discite
16-24 Abneget semetipsum, et tollat crucem suam
17-26 Eum piscem, qui primus ascenderit, tolle
20-14 Tolle quod tuum est, et vade
21-21 Si... dixeritis, Tolle, et jacta te in mare, fiet
24-17 Non descendat tollere aliquid de domo sua
-18 Non revertatur tollere tunicam suam
25-28 Tollite itaque ab eo talentum, et date
27-32 Angariaverunt ut tolleret crucem ejus
Marc. 2- 9 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
-11 Surge, tolle grabatum tuum, et vade
-12 Et, sublato grabato, abiit coram omnibus
6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent in via
-43 Et sustulerunt reliquias, fragmentorum...
8- 8 Sustulerunt quod superaverat de fragmentis
-19 Cophinos fragmentorum plenos sustulistis
-34 Deneget semetipsum : et tollat crucem suam
11-23 Tollere, et mittere in mare
13-15 Nec introeat ut tollat quid de domo sua
-16 Non revertatur retro tollere vestimentum
15-21 Angariaverunt... ut tolleret crucem ejus
-24 Mittentes sortem... quis quid tolleret
16-18 Serpentes tollent : et si mortiferum quid
Luc. 4-11 In manibus tollent te, ne forte offendas
5-24 Tibi dico, surge, tolle lectum tuum, et vade
8-12 Venit diabolus, et tollit verbum de corde
9-17 Et sublatum est quod superfuit illis
-23 Tollat crucem s. quotidie, et sequatur me
12-29 Et nolite in sublime tolli
17-31 Ne descendat tollere illa ; et qui in agro
19-21 Homo austerus es : tollis quod non posuisti

Luc. 19-22 Homo austerus sum, tollens quod non posui
22-36 Sed nunc, qui habet sacculum, tollat
23-18 Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam
Joan. 1-29 Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi
5- 8 Surge, tolle grabatum tuum, et ambula
- 9 Et sustulit grabatum suum, et ambulabat
-10 Non licet tibi tollere grabatum tuum
-11 Mihi dixit: Tolle grabatum tuum, et ambula
-12 Dixit tibi : Tolle grabatum tuum, et ambula
10-18 Nemo tollit eam a me : sed ego pono eam
-24 Quousque animam nostram tollis ? si tu es
-31 Sustulerunt ergo lapides Judæi
11-39 Ait Jesus : Tollite lapidem. Dicit ei
-48 Et tollent nostrum locum et gentem
15- 2 In me non ferentem fructum, tollet eum
16-22 Gaudium vestrum nemo tollet a vobis
17-15 Non rogo ut tollas eos de mundo
19-15 Clamabant : Tolle, tolle, crucifige eum
-31 Ut frangerentur eorum crura, et tollerentur
-38 Venit ergo, et tulit corpus Jesu
20- 1 Et vidit lapidem sublatum a monumento
-15 Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi ubi posuisti eum; et ego eum tollam
Act. 7-21 Sustulit eum filia Pharaonis, et nutrivit
8-33 In humilitate judicium ejus sublatum est Quoniam tolletur de terra vita ejus
16-33 Et tollens eos in illa hora noctis, lavit
20- 9 Deorsum, et sublatus est mortuus
21-36 Multitudo populi, clamans : Tolle eum
22-22 Tolle de terra hujusmodi : non enim fas est
27- 2 Sustulimus, perseverante nobiscum
- 4 Inde cum sustulissemus, subnavigavimus
-13 Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam
-17 Qua sublata, adjutoriis utebantur
-21 Oportebat quidem... non tollere a Creta
-40 Cum anchoras sustulissent, submittebant
1 Cor. 5- 2 Tollatur de medio vestr. qui hoc opus fecit
6-15 Tollens ergo membra Christi, faciam mem.
Ephes. 4-31 Et clamor, et blasphemia tollatur a vobis
1 Joan. 3- 5 Ille apparuit ut peccata nostra tolleret
Apoc. 18-21 Et sustulit unus Angelus fortis lapidem
21-10 Sustulit me in spiritu in montem magnum

TONDEO.

Gen. 31-19 Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves
38-13 Ascenderet in Thamnas ad tondendas oves
41-14 Eductum de carcere Joseph totonderunt
Levit. 19- 9 Non tondebis usque ad solum superficiem
Deut. 15-19 Et non tondebis primogenita ovium
1 Reg. 25- 2 Accidit ut tonderetur grex ejus in Carmelo
- 4 Audisset... quod tonderet Nabal gregem s.
- 7 Audivi quod tonderent pastores tui
2 Reg. 13-23 Tonderentur oves Absalom in Baalhasor
-24 Ait ad eum : Ecce tondentur oves servi tui
14-26 Et quando tondebat capillum Semel autem in anno tondebatur
Job. 1-20 Tonso capite, corruens in terram, adoravit
Cant. 4- 2 Dentes tui sicut greges tonsarum
Isai. 53- 7 Quasi agnus coram tondente se obmutescet
Jerem. 7-29 Tonde capillum tuum, et projice
Ezech. 44-20 Sed tondentes attondent capita sua
Mich. 1-16 Tondere super filios deliciarum tuarum
Act. 8-32 Sicut agnus coram tondente se, sine voce
18-18 Qui sibi totonderat in Cenchris caput
1 Cor. 11- 6 Nam si non velatur mulier, tondeatur. Si vero turpe est mulieri tonderi

TONITRU *et* TONITRUUM.

Exod. 9-23 Et Dominus dedit tonitrua et grandinem
-28 Orate Dominum ut desinant tonitrua
-34 Cessasset pluvia, et grando, et tonitrua
19-16 Cœperunt audiri tonitrua, ac micare fulgura
Esth. 11- 5 Apparuerunt voces, et tumultus, et tonitrua
Job. 26-14 Tonitruum magnitudinis illius intueri
38-25 Imbri cursum, et viam sonantis tonitrui
Psal. 76-19 Vox tonitrui tui in rota. Illuxerunt
103- 7 Fugient : a voce tonitrui tui formidabunt
Eccli. 40-13 Et sicut tonitruum magnum in pluvia
43-18 Vox tonitrui ejus verberabit terram
Isai. 29- 6 Visitabitur in tonitruo et commotione terr.
Marc. 3-17 Nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui
Joan. 12-29 Dicebat tonitruum esse factum
Apoc. 4- 5 Procedebant fulgura, et voces, et tonitrua
6- 1 Dicens, tanquam vocem tonitrui : Veni
8- 5 Facta sunt tonitrua, et voces, et fulgura
10- 3 Locuta sunt septem tonitrua voces suas
- 4 Locuta fuissent septem tonitrua voces suas
14- 2 Et tanquam vocem tonitrui magni
16-18 Facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua
19- 6 Et sicut vocem tonitruorum magnorum

TONO.

1 Reg. 2-10 Et super ipsos in cœlis tonabit
2 Reg. 22-14 Tonabit de cœlo Dominus : et excelsus
1 Par. 16-32 Tonet mare, et plenitudo ejus : exultent
Job. 37- 4 Tonabit voce magnitudinis suæ
- 5 Tonabit Deus in voce sua mirabiliter
40- 4 Sicut Deus; et si voce simili tonas ?

TONSIO.

Deut. 18- 4 Et lanarum partem ex ovium tonsione
Amos. 7- 1 Et ecce serotinus post tonsionem regis

TONSOR.

Gen. 38-12 Ascendebat ad tonsores ovium suarum
Judic. 16-19 Vocavitq. tonsorem, et rasit septem crines
1 Reg. 25-11 Carnes pecorum, quæ occidi tonsoribus m.

TOPARCHIÆ.

1 Mac. 11-28 Tres toparchias, et Samariam, et confines

TOPAZIUS.

Exod. 28-17 Lapis sardius, et topazius, et smaragdus
39-10 In primo versu erat sardius, topazius
Job. 28-19 Non adæquabitur ei topazius de Æthiopia
Ps. 118-127 Dilexi mandata tua super aurum et topazion
Ezech. 28-13 Sardius, topazius, et jaspis, chrysolithus
Apoc. 21-20 Octavum, beryllus : nonum, topazius

TOPHETH.

Locus est in valle filii Ennon, qui cernitur in Jerosolymæ suburbanis, ubi quondam parentes filios igni exustos devovebant, et immolabant idolo Moloch; ita sentiunt quidam, alii vero aliter.

4 Reg. 23-10 Contaminavit quoque Topheth, quod est
Isai. 30-33 Præparata est enim ab heri Topheth
Jerem. 7-31 Et ædificaverunt excelsa Topheth
-32 Non dicetur amplius, Topheth, et vallis Sepelient in Topheth, eo quod non sit locus
19- 6 Non vocabitur amplius locus iste, Topheth
-11 In Topheth sepelientur, eo quod non sit
-12 Et ponam civitatem istam sicut Topheth
-13 Domus regum Juda, sicut locus Topheth
-14 Venit autem Jeremias de Topheth

TORCULAR.

Num. 18-27 Tam de areis quam de torcularibus
-30 De area et torculari dederitis primitias
Deut. 15-14 De gregibus, et de area, et torculari tuo
16-13 Collegeris de area et torculari fruges tuas
Judic. 6-11 Atque purgaret frumenta in torculari
7-25 Interfecit Oreb... Zeb vero in torculari Zeb
4 Reg. 6-27 Possum salvare ? de area, vel de torculari ?
2 Esdr. 13-15 In Juda calcantes torcularia in sabbato
Job. 24-11 Qui calcatis torcularibus sitiunt
Psal. 8- 1 In finem, pro torcularibus, Psalmus
80- 1 In finem, pro torcularibus, Psalmus
83- 1 In finem, pro torcularibus filiis Core
Prov. 3-10 Et vino torcularia tua redundabunt
Eccli. 33-17 Et quasi qui vindemiat, replevi torcular
Isai. 5- 2 Et torcular extruxit in ea : et expectavit
16-10 Vinum in torculari non calcabit qui calcare
63- 2 Vestimenta t. sicut calcantium in torculari
- 3 Torcular calcavi solus, et de gentibus
Jerem. 48-33 Et vinum de torcularibus sustuli
Thren. 1-15 Torcular calcavit Dom. virgini filiæ Juda
Osee. 9- 2 Area et torcular non pascet eos, et vinum
Joel. 2-24 Et redundabunt torcularia vino et oleo
3-13 Plenum est torcular, exuberant torcularia
Aggæi. 2-17 Intraretis ad torcular, ut exprimeretis
Zach. 14-10 A turre Hananeel usque ad torcularia regis
Matth. 21-33 Fodit in ea torcular, et ædificavit turrim
Apoc. 19-15 Ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei

TORMENTUM.

Sap. 2-19 Contumelia et tormento interrogemus eum
3- 1 Et non tanget illos tormentum mortis
- 4 Et si coram hominibus tormenta passi sunt
6- 7 Potentes a. potenter tormenta patientur
11-10 Cum ira judicati impii tormenta paterentur
-14 Cum enim audirent per sua tormenta bene secum agi
12-23 Unde et illis... dedisti summa tormenta
14-10 Cum illo, qui fecit, tormenta patietur
16- 1 Per his similia passi sunt digne tormenta
- 2 Pro quibus tormentis bene disposuisti pop.
-24 Exardescit in tormentum adversus injustos
17-12 Causæ, de qua tormentum præstat
19- 4 Ut quæ deerant tormentis, repleret punitio
Eccli. 39-33 Et in furore suo confirmaverunt tormenta s.
1 Mac. 6-51 Statuit illic... tormenta ad lapides jactandos
9-56 Mort. est Alcimus... cum tormento magno
2 Mac. 7- 8 Iste, sequenti loco, primi tormenta suscepit
-37 Teq. cum tormentis et verberibus confiteri
9- 5 Apprehendit eum... et amara internorum tormenta
Matth. 4-24 Variis languoribus et tormentis compreh.
Luc. 16-23 Cum esset in tormentis, vidit Abrah. a longe
Luc. 16-28 Ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum
Apoc. 14-11 Et fumus tormentorum eorum ascendet
18- 7 Tantum date illi tormentum et luctum
-10 Longe stantes propter timorem tormentorum ejus
-15 Longe stabunt propter timorem tormentorum ejus

TORNATILIS.

Cant. 5-14 Manus ill. tornatiles aureæ, plenæ hyacinth.
7- 2 Umbilicus tuus crater tornatilis

TORNATURÆ.

3 Reg. 6-18 Habens tornaturas et juncturas s. fabrefac.

TORNO.

Isai. 44-13 Et in circino tornavit illud

TORNUS.

3 Reg. 6-29 Sculpsit variis cælaturis et torno

TORPEO.

Gen. 41-21 Sed simili macie et squalore torpebant

TORQUEO.

Exod. 39- 3 Et extenuavit in fila, ut possent torqueri
Levit. 21-18 Si parvo vel grandi vel torto naso
Judic. 16- 9 Si rumpat quis filum de stuppæ tortum putamine
Job. 9-27 Commuto faciem meam, et dolore torqueor
17-11 Cogitationes meæ... torquentes cor meum
Prov. 19- 1 Dives torquens labia sua et insipiens
Sap. 11-12 Et præsentes similiter torquebantur
-17 Per quæ peccat quis, per hæc et torquetur
Eccli. 45-13 Torto cocco opus artificis
2 Mac. 7-13 Quartum vexabant similiter torquentes
-17 Qualiter te et semen tuum torquebit
9- 6 Et novis cruciatibus alior. torserat viscera
Matth. 8- 6 Jacet in domo paralyticus, et male torquetur
-29 Venisti huc ante tempus torquere nos ?
Marc. 5- 7 Adjuro te per Deum, ne me torqueas
Luc. 8-28 Obsecro te, ne me torqueas
Act. 22-24 Jussit tribunus flagell. cædi, et torqueri eum
-29 Discesserunt ab illo, qui eum torturi erant
1 Tim. 2- 9 Ornantes se, et non in tortis crinib. aut auro

TORQUES.

Gen. 41-42 Et collo torquem auream circumposuit
Judic. 8-26 Et præter torques aureas camelorum
Prov. 1- 9 Ut addatur gratia capiti t. et torques collo t.
Eccli. 6-25 Injice... in torques illius collum tuum
-30 Et torques illius in stolam gloriæ
Isai. 3-19 Et torques, et monilia, et armillas
Ezech. 16-11 Dedi... et torquem circa collum tuum
Dan. 5- 7 Et torquem auream habebit in collo
-16 Torquem auream circa collum t. habebis
-29 Et circumdata est torques aurea collo ejus

TORRENS.

Gen. 26-17 Discedens, ut veniret ad torrentem Geraræ
-19 Foderuntque in torrente, et repererunt aquam vivam
Levit. 23-40 Sumetisque... et salices de torrente
Num. 13-24 Pergentesque usque ad torrentem Botri
-25 Appellat. est Nehelescol, id est, torrens Botri
21-12 Inde moventes, vener. ad torrentem Zared
-14 Sic faciet in torrentibus Arnon
-15 Scopuli torrentium inclinati sunt
34- 5 Ibitque... ab Asemona usque ad torrentem
Deut. 2-13 Surgentes ergo ut transiremus torrentem Zared
-24 Surgite, et transite torrentem Arnon
-36 Quæ est super ripam torrentis Arnon
-37 Et cunctis quæ adjacent torrenti Jeboc
3- 8 A torrente Arnon usq. ad montem Hermon
-12 Quæ est super ripam torrentis Arnon
-16 Dedi de terra Galaad usque ad torrentem Arnon medium torrentis, et confinium usque ad torrentem Jeboc
4-48 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon
9-21 Projeci in torrentem, qui de monte descendit
10- 7 In Jetebatha, in terra aquar. atq. torrentium
Josue. 12- 1 A torrente Arnon usq. ad montem Hermon
- 2 Quæ sita est super ripam torrentis Arnon Usque ad torrentem Jaboc, qui est terminus
13- 9 Quæ sita est in ripa torrentis Arnon
-16 Quæ sita est in ripa torrentis Arnon, et in valle ejusdem torrentis media
15- 4 Et pervenit ad torrentem Ægypti
- 7 Quæ est... ab Australi parte torrentis
-47 Usque ad torrentem Ægypti et mare Magn.
17- 9 In Meridiem torrentis civitatum Ephraim Terminus Manasse ab Aquilone torrentis
19-11 Usque ad torrentem qui est contra Jeconam

Judic. 4- 7 Adducam ad te in loco torrentis Cison
-13 Et congregavit... ad torrentem Cison
5-21 Torrens Cison traxit cadavera eorum, torrens Cadumim, torrens Cison
1 Reg. 15- 5 Saül... tetendit insidias in torrente
17-40 Elegit sibi quinque limpidissimos lapides de torrente
30- 9 Et venerunt usque ad torrentem Besor c.
-10 Lassi transire non poterant torrentem Besor
-21 Et residere eos jusserat in torrente Besor
2 Reg. 15-23 Transgrediebatur torrentem Cedron
17-13 Et trahemus eam in torrentem
22- 5 Torrentes Belial terruerunt me
23-30 Banaïa Pharathonites, Heddaï de torrente Gaas
3 Reg. 2-37 Et transieris torrentem Cedron
15-13 Et combussit in torrente Cedron
17- 3 Et abscondere in torrente Carith
- 4 Et ibi de torrente bibes
- 5 Cumque abiisset, sedit in torrente Carith
- 6 Deferebant ei panem..et bibebat de torrente
- 7 Post dies autem siccatus est torrens
18-40 Duxit eos Elias ad torrentem Cison
4 Reg. 3-16 Facite alveum torrentis hujus fossas et fossas
10-33 Ab Aroer, quæ est super torrentem Arnon
23-12 Dispersit cinerem eor. in torrentem Cedron
1 Par. 11-32 Huraï de torrente Gaas, Abiel Arbathites
2 Par. 7- 8 Ab introitu Emath usque ad torrentem Æg.
15-16 In frusta comminuens, combussit in torrente Cedron
20-16 Et invenietis illos in summitate torrentis
29-16 Et asportaverunt ad torrentem Cedron
30-14 Projecerunt in torrentem Cedron
2 Esdr. 2-15 Et ascendi per torrentem nocte
Judith. 2-14 A torrente Mambre usquequo perveniatur
16- 5 Cujus multitudo obturavit torrentes
Job. 6-15 Sicut torrens qui raptim transit in convallib.
20-17 Non videat... torrentes mellis et butyri
22-24 Dabit... pro silice torrentes aureos
28- 4 Dividit torrens a populo peregrinante
30- 6 In desertis habitabant torrentium
40-17 Circumdabunt eum salices torrentis
Psal. 17- 5 Torrentes iniquitatis conturbaverunt me
35- 9 Et torrente voluptatis tuæ potabis eos
73-15 Tu dirupisti fontes et torrentes : tu siccasti
77-20 Fluxerunt aquæ, et torrentes inundaverunt
82-10 Fac illis... sicut Jabin in torrente Cisson
109- 7 De torrente in via bibet : propterea exalt.
123- 5 Torrentem pertransivit anima nostra
125- 4 Converte, Domine, captivitatem nostram sicut torrens in Austro
Prov. 18- 4 Et torrens redundans fons sapientiæ
30-17 Effodiant eum corvi de torrentibus
Isai. 7-19 Requiescent omnes in torrentibus vallium
15- 7 Ad torrentem Salicum ducent eos
27-12 Ab alveo fluminis usque ad torrentem Ægy.
30-28 Spiritus ejus velut torrens inundans
-33 Sicut torrens sulphuris succendens eam
34- 9 Et convertentur torrentes ejus in picem
35- 6 Scissæ sunt in deserto aquæ, et torrentes in solitudine
43-16 Qui dedit... in aquis torrentibus semitam
57- 5 Immolantes parvulos in torrentibus
- 6 In partibus torrentis pars tua, hæc est sors t.
66-12 Quasi torrentem inundantem gloriam gent.
Jerem. 31- 9 Et adducam eos per torrentes aquarum
-40 (*Circuibit,*) usque ad torrentem Cedron
47- 2 Et erunt quasi torrens inundans, et operient
Thren. 2-18 Deduc quasi torrentem lacrymas
Ezech. 35- 8 Atque in torrentibus interfecti gladio cadent
36- 4 Hæc dicit Dominus... collibus, torrentibus
47- 5 Et mensus est mille, torrentem
Intumuerant aquæ profundi torrentis
- 6 Eduxit me, et convertit ad ripam torrentis
- 7 Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis
- 9 Quæ serpit, quocumque venerit torrens
Et vivent omnia, ad quæ venerit torrens
-12 Et super torrentem orietur in ripis
-19 Et torrens usque ad mare Magnum
Joel. 3-18 Et irrigabit torrentem spinarum
Amos. 5-24 Et justitia quasi torrens fortis
6-15 Ab introitu Emath usq. ad torrentem des.
1 Mac. 5-37 Castra posuit cont. Raphon trans torrentem
-39 Et castra posuerunt trans torrentem
-40 Et exercitus ejus ad torrentem aquæ
-42 Ut a. appropinquavit Judas ad torrentem
Statuit scribas populi secus torrentem
12-37 Cecidit murus, qui erat super torrentem
16- 5 Fluvius torrens erat inter medium ipsorum
Joan. 18- 1 Egressus est... trans torrentem Cedron

TORREO.

Levit. 2-14 Torrebis igni, et confringes in morem farris
1 Par. 23-29 Sacerdotes a... ad sartagin. et ad torrendum
Isai. 25 5 Et quasi colore sub nube torrente

2 Mac. 7- 5 Jussit.. adhuc spirantem torreri in sartagine

TORRIS.

Amos. 4-11 Facti estis quasi torris rap'us ab incendio
Zach. 3- 2 Numquid non iste torris est erutus de igne?

TORSIONES.

Isai. 13- 8 Torsiones et dolores tenebunt ; quasi parturiens, dolebunt

TORTA.

Exod. 29-23 Tortamq. panis unius, crustulam conspers.
Num. 6-19 Tortamque absq. fermento un. de canistro
1 Reg. 2-36 Offerat nummum argent., et tortam panis
10- 3 Portans... et alius tres tortas panis
1 Par. 16- 3 Et divisit universis... tortam panis
Jerem. 37-20 Præcepit... ut... daretur ei torta panis quot.

TORTORES.

Matth. 18-34 Dominus ejus tradidit eum tortoribus

TORTULÆ.

Num. 11- 8 Et faciens ex eo tortulas saporis

TORTUOSUS.

Job. 26-13 Eductus est coluber tortuosus
Isai. 27- 1 Et super Leviathan serpentem tortuosum

TORTURA.

Eccli. 31-23 Vigilia, cholera, et tortura viro infrunito
33-28 Servo malevolo tortura et compedes

TORUS. *Vid.* THORUS.

TOT.

Sap. 14-22 Tot et tam magna mala pacem appellant
Luc. 15-29 Dixit patri suo : Ecce tot annis servio tibi

TOTIDEM.

Gen. 24-22 Et armillas totidem pondo siclorum decem
32-22 Tulit duas uxores suas et totidem famulas
41- 6 Aliæ quoque totidem spicæ tenues
45-23 Addens et asinos decem... et totidem asinas
Exod. 27- 1 Habebit quinque cubitos in longitudine, et totidem in latitudine
-10 Column. viginti cum basibus totidem æneis
-12 Et columnæ decem, basesque totidem
-14 Columnæque tres, et bases totidem
-15 Columnæ tres, et bases totidem
-16 Columnas habebit quat. cum basib. totidem
38- 5 Fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates
-15 Columnæque tres, et bases totidem
39-16 Duos uncinos, totidemque annulos aureos
Num. 23- 1 Septem aras, et para totidem vitulos
-29 Septem aras, et para totidem vitulos
Deut. 9-11 Quadraginta dies, et totidem noctes
Judic. 12- 9 Habuit triginta filios, et totidem filias
14-12 Dabo vobis triginta sindones et totidem tunicas
4 Reg. 20- 9 An ut revertatur totidem gradibus ?
1 Par. 23- 5 Et totidem psaltæ canentes Domino
2 Par. 2-10 Dabo... et hordei coros totidem
17-11 Arietum septem millia septingenta, et hircorum totidem
27- 5 Decem millia coros tritici, ac totidem coros hordei

TOTUS, A, UM.

Gen. 25-25 Rufus erat, et totus in morem pellis hispid.
31- 6 Nostis quod totis viribus meis servierim
47-13 In toto enim orbe panis deerat
Exod. 10-13 Induxit ventum urentem tota die illa
14- 7 Tulitque... duces totius exercitus
-20 Toto noctis tempore accedere non valerent
-21 Flante vento vehementi et urente tota nocte
19-18 Totus autem mons Sinaï fumabat
28-31 Facies et tunicam superhumeralis totam hyacinthinam
29-13 Sumes et adipem totum, qui operit intestina
-18 Et offeres totum arietem in incensum
34- 3 Nec videatur quispiam per totum montem
38-10 Et tota operis cælatura, argentea
-12 Et tota operis cælatura, argentea
Levit. 2- 2 Quorum unus tollet pugillum plenum similæ et olei, ac totum thus
-16 Adolebit sacerdos... partem farris fracti, et olei, ac totum thus
3- 9 Et offerent... adipem et caudam totam
6- 9 Cremabitur in altari tota nocte usque mane
-15 Totum thus, quod super similam positum est
-22 Et tota cremabitur in altari
8-21 Totumq. simul arietem incendit sup. altare
13-16 Quod si... et totum hominem operuerit
14- 9 Radet capillos capitis.. ac totius corp. pilos

Levit. 15-13 Et lotis vestibus et toto corpore
Num. 4- 6 Extendentque desuper pallium totum hyacinthinum
11-32 Surgens ergo populus toto die illo et nocte
23-13 Partem Israel videas, et totum videre non possis
Deut. 4-29 Si tamen toto corde quæsieris, et tota tribulatione animæ tuæ
6- 5 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua
10-12 Ac servias Domino Deo tuo in toto corde tuo et in tota anima tua
11-13 Et serviatis ei in toto corde vestro et in tota anima vestra
13- 3 In toto corde, et in tota anima vestra
19- 3 Totam terræ tuæ provinciam divides
26-16 Impleas ex toto corde tuo et ex tota anima t.
28-32 Deficientibus ad conspectum eorum tota die
30- 2 Obedieris...in toto corde tuo et in tota anima
- 6 Ut diligas Dominum,..in toto corde tuo et in tota anima tua
-10 Revertaris ad Dominum... in toto corde tuo et in tota anima tua
33-12 Quasi in thalamo tota die morabitur
Josue. 10- 9 Tota nocte ascendens de Galgalis
23-14 Toto animo cognoscetis, quod... unum non prætererit incassum
Judic. 16- 2 Et ibi tota nocte cum silentio præstolantes
19-25 Qua cum tota nocte abusi essent
1 Reg. 7- 3 Si in toto corde vestro revertimini ad Dom.
12-24 Et servite ei... et ex toto corde vestro
13-22 Non est inventus ensis... in manu totius populi
15-11 Et clamavit ad Dominum tota nocte
19-24 Et cecidit nudus tota die illa et nocte
28-20 Quia non comederat panem tota die illa
-25 Et ambulaverunt per totam noctem illam
31- 3 Totumque pondus prælii versum est in Saül
-12 Surrexerunt... et ambulaverunt tota nocte
2 Reg. 1- 9 Et adhuc tota anima mea in me est
2-29 Abierunt per campestria, tota nocte illa
-32 Et ambulaverunt tota nocte Joab, et viri
3-36 Quæ fecit rex in conspectu totius populi
4- 7 Abierunt per viam deserti tota nocte
6-14 Et David saltabat totis viribus ante Domin.
15-13 Toto corde universus Isr. sequitur Absalom
3 Reg. 1-20 In te oculi respiciunt totius Israël
6-22 Sed et totum altare oraculi texit auro
7- 3 Tabulatis cedrinis vestivit totam cameram
-31 Unius cubiti erat totum rotundum
8-23 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-48 In universo corde suo et tota anima sua
11-13 Nec totum regnum auferam, sed tribum unam dabo
14- 8 Et secutus est me in toto corde suo
4 Reg. 10-31 Ut ambularet in lege Do. D. Isr. in toto corde
23- 3 Et custodirent præcepta ejus... in tota anima
-25 Reverteretur ad Domin...in tota anima sua
1 Par. 29- 2 Ego a. totis viribus m. præparavi impensas
- 9 Quia corde toto offerebant ea Domino
2 Par. 3- 5 Et laminas auri obrizi affixit per totum
6-14 Qui ambulant coram te in toto corde suo
-38 In toto corde suo, et in tota anima sua
15-12 In toto corde, et in tota anima sua
-15 Et in tota voluntate quæsierunt eum
20- 3 Totum se contulit ad rogandum Dominum
22- 9 Qui quæsierat Dominum in toto corde suo
30-19 Qui in toto corde requirunt Domin. Deum
31-21 Volens requirere Deum s. in toto corde suo
32- 2 Et totum belli impetum verti contra Jerus.
34-31 Et custodiret præcepta... in toto corde suo et in tota anima sua
1 Esdr. 6-17 Hircos caprarum pro peccato totius Israël duodecim
2 Esdr. 4- 6 Conjunximus totum usque ad partem dimidiam
Tobiæ. 1-13 Quoniam memor fuit Dom. in toto corde suo
14-11 Benedicant eum... in tota virtute sua
Judith. 4-17 Et ex toto corde suo omnes orabant Deum
5-10 Et percussit totam terram Æg. plagis variis
6-16 Et per totam diem oratione populorum completa
-21 Per totam noctem intra ecclesiam oraverunt
7- 5 Et erant custodientes ea tota die et nocte
9-17 Dominus totius creaturæ, exaudi me
Esth. 9-28 Cunctæ in toto orbe provinciæ celebrabunt
13- 4 Indicavit mihi in toto orbe terrarum populum esse dispersum
Job. 10- 8 Et plasmaverunt me totum in circuitu
Psal. 9- 2 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
24- 5 Quia tu es Deus... et te sustinui tota die
31- 3 Inveteraverunt ossa mea, dum clamarem tota die

Psal. 34-28 Lingua mea meditabitur... tota die laudem tuam
36-26 Tota die miseretur et commodat
37- 7 Tota die contristatus ingrediebar
-13 Et dolos tota die meditabantur
43- 9 In Deo laudabimur tota die
-16 Tota die verecundia mea contra me est
-22 Quoniam propter te mortificamur tota die
51- 4 Tota die injustitiam cogitavit lingua tua
55- 2 Tota die impugnans tribulavit me
- 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die
- 6 Tota die verba mea execrabantur
70- 8 Ut cantem... tota die magnitudinem tuam
-15 Annuntiabit... tota die salutare tuum
-24 Lingua mea tota die meditabitur justitiam t.
71-15 Tota die benedicent ei
72-14 Et fui flagellatus tota die
73-22 Memor esto.. eorum quæ ab insipiente sunt tota die
77-14 Et tota nocte in illuminatione ignis
85- 3 Miserere mei, Domine, quoniam ad te clamavi tota die
-12 Confitebor tibi... in toto corde meo
87-10 Clamavi ad te, Domine, tota die
-18 Circumdederunt me sicut aqua tota die
88-17 Et in nomine tuo exultabunt tota die
101- 9 Tota die exprobrabant mihi inimici mei
110- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
118- 2 In toto corde exquirunt eum
-10 In toto corde meo exquisivi te
-34 Et custodiam illam in toto corde meo
-58 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde
-69 In toto corde meo scrutabor mandata tua
-97 Tota die meditatio mea est
-145 Clamavi in toto corde meo, exaudi me
137- 1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo
139- 3 Tota die constituebant prælia
Prov. 3- 5 Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo
21-26 Tota die concupiscit et desiderat
23-17 Sed in timore Domini esto tota die
24-31 Et ecce totum repleverant urticæ
29-11 Totum spiritum suum profert stultus
Cant. 4- 7 Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te
5-16 Guttur illius suaviss., et totus desiderabilis
Sap. 8-21 Et dixi ex totis præcordiis meis
18-24 In veste enim... totus erat orbis terrarum
Eccli. 7-28 In toto corde tuo (-29) honora patrem tuum
-31 In tota anima tua time Dominum
-33 Honora Deum ex tota anima tua
16-10 Non misertus est illis, gent. totam perdens
23-11 In toto a peccato non purgabitur
Isai. 9-12 Et devorabunt Israël toto ore
18- 5 Ante messem enim totus effloruit
21- 8 Super custodiam meam ego sum, stans totis noctibus
28-24 Numquid tota die arabit arans ut serat
51-13 Formidasti jugiter tota die a facie furoris
52- 5 Et jugiter tota die nomen m. blasphematur
62- 6 Tota die et tota nocte in perpet. non tacebunt
65- 2 Expandi manus meas tota die
- 5 Isti fumus erunt... ignis ardens tota die
- 8 Sic faciam... ut non disperdam totum
Jerem. 3-10 Non est reversa ad me... in toto corde suo
12- 9 Numquid avis tincta per totum?
20- 7 Factus sum in derisum tota die
- 8 In opprobrium et in derisum tota die
24- 7 Quia revertentur ad me in toto corde suo
29-13 Cum quæsieritis me in toto corde vestro
32-41 Et plantabo eos... in toto corde meo et in tota anima mea
50-13 Sed redigetur tota in solitudinem
52-14 Et totum murum Jerusalem per circuitum destruxit
Thren. 1-13 Posuit me desolatam, tota die mœrore confectam
3- 3 Et convertit manum suam tota die
-14 Factus sum... canticum eorum tota die
-62 Meditationes eorum adversum me tota die
Ezech. 1-18 Et totum corpus oculis plenum in circuitu
8-10 Depicta er. in pariete in circuitu per totum
25- 6 Et gavisa es ex toto affectu super terram
-15 Et ulti se sunt toto animo, interficientes
36- 5 Quæ dederunt... cum gaudio, et toto corde
38- 6 Latera Aquilonis, et totum robur ejus
Dan. 3-41 Et nunc sequimur te in toto corde
6- 1 Ut essent in toto regno suo
8- 5 Ab Occidente super faciem totius terræ
14-13 Et cribravit per totum templum coram rege
Osee. 7- 4 A commixtione fermenti, donec fermentaretur totum
- 6 Tota nocte dormivit coquens eos
12- 1 Tota die mend. et vastitatem multiplicat
13- 2 Factura artificum totum est
Joel. 2-12 Convertimini ad me in toto corde vestro
Mich. 2-12 Congregatione congregabo Jacob totum te
Habac. 1-15 Totum in hamo sublevavit, traxit illud
Zach. 4- 2 Vidi, et ecce candelabrum aureum totum
Malac. 3- 9 Et me vos configitis gens tota
1 Mac. 5-50 Oppugnavit civitatem illam tota die et tota nocte
-51 Transivit per totam civitatem super interfectos
-53 Et exhortabatur populum per totam viam
10-30 Ex hodierna die et in totum tempus
11-38 Dimisit totum exercitum suum
12-27 Esse in armis paratos ad pugnam tota nocte
15- 8 Et in totum tempus remittuntur tibi
2 Mac. 2-23 Et famosissimum in toto orbe templum recuperarent
4-38 Per totam civitatem jubet circumduci
5-14 Erant autem toto triduo octoginta millia interfecti
7- 7 Si manducaret prius, quam toto corpore per membra singula puniretur
Matth. 1-22 Hoc aut. totum factum est, ut adimpleretur
4-23 Et circuibat Jesus totam Galilæam
-24 Et abiit opinio ejus in totam Syriam
5-29 Quam totum corpus t. mittatur in gehennam
-30 Quam totum corpus tuum eat in gehennam
6-22 Totum corpus tuum lucidum erit
-23 Totum corpus tuum tenebrosum erit
8-32 Impetu abiit totus grex per præceps in mare
-34 Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu
9-31 Exeuntes diffamaver. eum in tota terra illa
13-33 Donec fermentatum est totum
20- 6 Et dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi?
21- 4 Hoc a. totum factum est, ut adimpleretur
22-37 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima t., et in tota mente t.
26-13 Ubicumque prædicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo
-56 Hoc a. totum factum est, ut adimplerentur
Marc. 8-36 Quid.. proderit ho., si lucretur mund. totum
12-30 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua
-44 Omnia quæ habuit misit totum victum suum
15-16 Et convocant totam cohortem
-33 Tenebræ factæ sunt per totam terram
Luc. 5- 5 Per totam noctem laborantes, nihil cepimus
10-27 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua
11-34 Totum corpus tuum lucidum erit
-36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit Erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris
13-21 Donec fermentaretur totum
Joan. 4-53 Et credidit ipse, et domus ejus tota
7-23 Quia totum hominem sanum feci in sabbato
9-34 In peccatis natus es totus, et tu doces nos?
11-50 Homo pro populo, et non tota gens pereat
12-19 Ecce mundus totus post eum abiit
19-23 Inconsutilis, desuper contexta per totum
Act. 2- 2 Et replevit totam domum ubi erant sedentes
8-37 Dixit a. Philippus : Si credis ex toto corde
9-31 Ecclesia quidem per totam Judæam, et Galilæam, et Samariam, habebat pacem
11-26 Annum totum conversati sunt ibi in Ecclesia
19-26 Sed pene totius Asiæ, Paulus hic suadens
21-30 Commotaque est civitas tota
28-30 Mansit autem biennio toto in suo conducto
Rom. 8-36 Quia propter te mortificamur tota die
10-21 Tota die expandi manus meas ad populum
1 Cor. 5- 6 Modicum fermentum totam massam corrumpit
12-17 Si totum corpus oculus : ubi auditus? Si totum auditus : ubi odoratus?
2 Cor. 1- 3 Pater misericord. et Deus totius consolation.
Galat. 5- 9 Modicum fermentum totam massam corrumpit
Ephes. 4-16 Ex quo totum corpus compact., et connexum
Colos. 2-19 Caput, ex quo totum corpus, per nexus
Hebr. 2-15 Per totam vitam obnoxii erant servituti
3- 5 Et Moyses quidem fidelis erat in tota domo
Jacob. 2-10 Quicumque autem totam legem servaverit
3- 2 Potest etiam freno circumducere totum corpus
- 6 Quæ maculat totum corpus, et inflammat
1 Joan. 2- 2 Sed etiam pro totius mundi (*peccatis*)
5-19 Et mundus totus in maligno positus est
Apoc. 16-14 Et procedunt ad reges totius terræ

TRABS.

3 Reg. 6- 6 Trabes autem posuit in domo per circuitum
2 Par. 3- 7 De cujus laminis texit domum et trabes ejus
Esth. 5-14 Jube parari excelsam trabem
Baruc. 6-18 Sunt autem sicut trabes in domo
-54 Ipsi vero sicut trabes in medio comburentur
Matth. 7- 3 Quid a... et trabem in oculo tuo non vides
- 4 Et ecce trabs est in oculo tuo
Matth. 7- 5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo t.
Luc. 6-41 Trabem autem, quæ in oculo tuo est, non consideras?
-42 Ipse in oculo tuo trabem non videns Hypocrita, ejice primum trabem de oculo t.

TRACHONITIS.

Syriæ regio, quæ et Ituræa dicta est, juxta Arabiæ desertum, quod Bosræ jungitur contra Australem plagam, quasi ad Damascum respiciens, cui præerat Philippus frater Herodis procuratoris Galilææ.

Luc. 3- 1 Tetrarcha Iturææ, et Trachonitidis regionis

TRACTABILIS.

Hebr. 12-18 Non enim accessistis ad tractabilem montem

TRACTATUS.

Josue. 22-24 Et non ea magis cogitatione atque tractatu

TRACTO.

3 Reg. 8-18 Bene fecisti, hoc ipsum mente tractans
4 Reg. 12-15 Sed in fide tractabant eam
2 Par. 10- 8 Et cum juvenibus tractare cœpit
2 Esdr. 6-10 Qui ait : Tractemus nobiscum in domo Dei
Prov. 20-18 Et gubernaculis tractanda sunt bella
25- 9 Causam tuam tracta cum amico tuo
26-24 Inimicus, cum in corde tractaverit dolos
Eccle. 9- 1 Omnia hæc tractavi in corde meo
Sap. 15-15 Neque digiti manuum ad tractandum
Eccli. 9-21 Et cum sapientibus et prudentibus tracta
33-31 Quasi fratrem sic eum tracta
37-12 Cum viro irreligioso tracta de sanctitate
49- 9 Nam male tractaverunt illum
Isai. 14-24 Ita erit : et quomodo mente tractavi
Ezech. 11- 2 Tractant consilium pessimum in urbe ista
1 Mac. 14- 9 Sedebant omn., et de bonis terræ tractabant
15-28 Ut tractaret cum ipso, dicens : Vos tenetis
2 Mac. 2- 9 Magnifice etenim sapientiam tractabat
9-28 Ut ipse alios tractaverat, peregre in montib.
Marc. 9-32 Interrogabat eos : Quid in via tractabatis
Act. 7- 6 Et male tractabunt eos annis quadringentis
27- 3 Humane a. tractans Julius Paulum permisit
2 Tim. 2-15 Recte tractantem verbum veritatis

TRADITIO.

Matth. 15- 2 Discipuli tui transgrediuntur traditionem
- 3 Mandatum Dei propter traditionem vestr.
- 6 Mandatum Dei propter traditionem vestr.
Marc. 7- 3 Tenentes traditionem seniorum
- 5 Non ambulant juxta traditionem seniorum
- 8 Tenetis traditionem hominum
- 9 Ut traditionem vestram servetis
-13 Rescindentes verb. Dei per traditionem v.
Act. 6-14 Et mutabit traditiones, quas tradidit nobis Moyses
Galat. 1-14 Abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum
Colos. 2- 8 Secundum traditionem hominum
2 Thes. 2-14 State : et tenete traditiones, quas didicistis
1 Petr. 1-18 De vana vestra conversatione paternæ traditionis

TRADITOR.

Marc. 14-44 Dederat a. traditor ejus signum eis, dicens

TRADO.

Gen. 9- 2 Om. pisces maris manui vestræ traditi sunt
- 3 Quasi olera virentia tradidi vobis omnia
21-14 Tradiditque puerum, et dimisit eam
23- 9 Pecunia digna tradat eam mihi coram vobis
-11 Agrum trado tibi et speluncam
27-17 Pulmentum, et panes, quos coxerat, tradidit
29-26 Ut minores ante tradamus ad nuptias
-29 Cui pater servam Balam tradiderat
30- 9 Zelpham ancillam suam marito tradidit
-35 Tradidit in manu filiorum suorum
31-16 Tulit opes patris nostri, et eas tradidit nobis
34- 9 Filias vestras tradite nobis
38-26 Quia non tradidi eam Sela filio meo
39- 4 Et universa quæ ei tradita fuerant
- 8 Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis
- 9 Nec quidq. est quod... non tradiderit mihi
-20 Tradiditque Joseph in carcerem
-22 Qui tradidit in manu illius universos vinctos
40- 4 At custos carceris tradidit eos Joseph
-11 Et tradidi poculum Pharaoni
41-30 Ut oblivioni tradatur cuncta retro abund.
42-17 Tradidit ergo illos custodiæ tribus diebus
-37 Trade illum in manu mea
47- 6 Fac eos habitare, et trade eis terram Gessen
-22 Præter terram sacerdotum, quæ a rege tradita fuerat eis
Exod. 2- 9 Adultumque tradidit filiæ Pharaonis
17-14 Scribe hoc.. in libro, et trade auribus Josuë

Exod. 21- 8 Si displicuerit oculis do. s. cui tradita fuerat
-13 Sed Deus illum tradidit in manus ejus
23-31 Tradam in manibus vestr. habitatores terræ
30-16 Trades in usus tabernaculi testimonii
36- 3 Tradidit eis universa donaria filiorum Israël
Levit. 2- 8 Quam offerens Dom., trades manib. sacerd.
5-12 Tradetque eam sacerdoti
-16 Quintam partem ponet supra, tradens sac.
7-30 Oblata Do. consecraverit, tradet sacerdoti
8-27 Tradens simul omnia Aaron et filiis ejus
12- 6 Deferet agnum... et tradet sacerdoti
26-25 Et trademini in manibus hostium
Num. 3-10 Filiis ejus, quibus traditi sunt a filiis Israël
5-10 Et traditur manibus sacerdotis, ipsius erit
6-19 Et tradet in manus Nazaræi
7- 5 Trades ea Levitis juxta ordinem ministerii s.
- 6 Cum suscepisset Moyses plaustra et boves, tradidit eos Levitis
8-19 Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus
10-32 Ex opibus, quas nobis traditurus est Domin.
11-17 Et auferam de spiritu tuo, tradamque eis
14- 8 Et tradet humum lacte et melle manantem
18- 6 Et tradidi donum Domino, ut serviant
- 8 Tradidi tibi et filiis t. pro officio sacerdotali
19- 3 Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti
- 5 Quam sanguine et fimo flammæ traditis
21- 2 Si tradideris populum istum in manu mea
- 3 Et tradidit Chananæum, quem ille interfecit
-34 Ne timeas eum, quia in manu t. tradidi illum
26-54 Sicut nunc recensiti sunt, tradetur possessio
31- 6 Et tubas ad clangendum tradidit ei
-41 Tradiditque Moyses numerum primitiarum
Deut. 1- 8 En, inquit, tradidi vobis: ingredimini
-27 Ut traderet nos in manu Amorrhæi
2- 9 Quia filiis Lot tradidi Ar in possessionem
-22 Delens Horrhæos, et terram eorum illis tradens
-24 Tradidi in manu tua Sehon regem Hesebon
-30 Ut traderetur in manus t., sicut nunc vides
-31 Ecce cœpi tibi tradere Sehon et terram ejus
-33 Tradidit eum Dominus Deus noster nobis
-36 Omnes tradidit Dominus Deus noster nobis
3- 2 Quia in manu t. traditus est cum omni pop.
- 3 Tradidit ergo Dom. Deus noster in manibus
-13 Tradidi mediæ tribui Manasse, om. region.
-19 In urbibus remanere debebunt, quas tradidi vobis
5-22 In duabus tabulis lapideis quas tradidit mihi
7- 2 Tradideritque eas Dominus Deus tuus tibi
-24 Tradetque reges eorum in manus tuas
10-11 Juravi patribus eorum ut traderem eis
15- 4 Terra, quam traditurus est tibi in possession.
19- 1 Gentes, quarum tibi traditurus est terram
-12 Tradentque in manu proximi, cujus sanguis
20-13 Cumq. tradiderit Dominus Deus tuus illam
21-10 Et tradiderit eos Dominus Deus tuus
23-14 Ut eruat te, et tradat tibi inimicos tuos
-15 Non trades servum domino suo
24- 4 Quam Dominus Deus tuus tradiderit tibi
26- 9 Tradidit nobis terram lacte et melle man.
28-25 Tradat te Do. corruentem ante hostes tuos
-32 Et filiæ tuæ tradantur alteri populo
29- 8 Ac tradidimus possidendam Ruben et Gad
31- 5 Cum ergo et hos tradiderit vobis
- 9 Et tradidit eam sacerdotibus filiis Levi
32-49 Quam ego tradam filiis Israël obtinendam
Josue. 1- 3 Omnem locum... vobis tradam
- 6 Juravi patribus suis ut traderem eam illis
-14 In terra, quam tradidit vobis Moyses
2- 9 Novi quod Dominus tradiderit vobis terram
-14 Cumque tradiderit nobis Dominus terram
-24 Tradidit Dominus omnem terram hanc
6-16 Tradidit enim vobis Dominus civitatem
7- 7 Ut traderes nos in manus Amorrhæi
8- 1 Ecce, tradidi in manu tua regem ejus
- 7 Tradetque eam Dominus Deus vester
-18 Contra urbem Haï, quoniam tibi tradam
9-24 Ut traderet vobis omnem terram
10- 8 Ne timeas eos: in manus e. t. tradidi illos
-12 Tradidit Amorrhæum in conspectu filiorum
-19 Quos tradidit Dom. Deus in manus vestras
-30 Quam tradidit Dominus cum rege suo
-32 Tradiditque Dominus Lachis in manus Isr.
11- 6 Ego tradam omnes istos vulnerandos
- 8 Tradiditque illos Dominus in manus Israël
-19 Non fuit civitas quæ se traderet filiis Israël
-23 Tradidit eam in possessionem filiis Israël
12- 6 Tradiditque terram eorum Moyses in possessionem Rubenitis
- 7 Tradiditque eam Josue in possessionem tribubus Israël
13- 8 Quam tradidit eis Moyses famulus Domini
14-13 Et tradidit ei Hebron in possessionem
20- 5 Non tradent in manus ejus
21-41 Quam traditurum se patribus eorum jurav.

Josue. 22- 4 Quam tradidit vob. Moyses famulus Dom.
23-13 De terra hac optima, quam tradidit vobis
-15 De terra hac optima, quam tradidit vobis
-16 Ab terra hac optima, quam tradidit vobis
24- 8 Tradidi eos in manus vestras, et possedistis
-11 Et tradidi illos in manus vestras
Judic. 1- 2 Ecce, tradidi terram in manus ejus
- 4 Et tradidit Dominus Chananæum
- 8 Tradentes cunctam incendio civitatem
2-14 Tradidit eos in manus diripientium
-23 Subvertere noluit, nec tradidit in manus
3- 6 Ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt
- 8 Tradidit eos in manus Chusan Rasathaïm
-10 Et tradidit Dominus in manus ejus Chusan
-28 Tradidit enim Dominus inimicos nostros
4- 2 Tradidit illos Dominus in manus Jabin
- 7 Et tradam eos in manu tua
- 9 Quia in manu mulieris tradetur Sisara
-14 In qua tradidit Dom. Sisaram in manus tuas
5-30 Vestes... Sisaræ traduntur in prædam
6- 1 Qui tradidit illos in manu Madian
- 9 Et tradidi vobis terram eorum
-13 Dereliquit nos Do., et tradidit in manu Mad.
7- 2 Nec tradetur Madian in manus ejus
- 7 Liberabo vos, et tradam in manu tua Mad.
- 9 Descende in castra: quia tradidi eos in manu
-14 Tradidit e. Dominus in manus ejus Madian
-15 Tradidit enim Do. in manus nostras castra
8- 3 In manus vestras Dom. tradidit principes
- 7 Cum ergo tradiderit Dom. Zebee et Salmana
10- 7 Tradidit eos in manus Philisthiim
11- 9 Tradideritque eos Dominus in manus meas
-21 Tradiditque eum Dominus in manus Israël
-30 Si tradideris filios Ammon in manus meas
-32 Quos tradidit Dominus in manus ejus
12- 3 Et tradidit eos Dominus in manus meas
13- 1 Qui tradidit eos in manus Philisthinorum
15- 2 Et ideo tradidi illam amico tuo
- 6 Quia tulit uxorem ejus, et alteri tradidit
-12 Venimus, ut tradere in manus Philisthinor.
-13 Non te occidemus, sed vinctum trademus
16-23 Tradidit Deus noster inimicum nostrum
-24 Tradidit Deus noster adversarium nostrum
17- 3 Atque conflatile: et nunc trado illud tibi
18-10 Tradetque nobis Dominus locum, in quo nullius rei est penuria
-27 Urbemque incendio tradiderunt
19-25 Eduxit ad eos concubinam s., et eis tradidit
20-13 Tradite hom. de Gabaa, qui hoc flagitium
-28 Cras enim tradam eos in manus vestras
21-14 Non repererunt quas simili modo traderent
Ruth. 4- 9 Quod possederim omnia... tradente Noëmi
1 Reg. 12- 9 Et tradidit eos in manu Sisaræ
14-10 Quia tradidit eos Dom. in manibus nostris
-12 Tradidit e. Dominus eos in manus Israël
-37 Si trades eos in manus Israël?
15-28 Et tradidit illud proximo tuo meliori te
17-47 Ipsius e. est bellum, et tradet vos in manus
18-25 Saul cogitabat tradere David in manus Phil.
23- 4 Ego enim tradam Philisthæos in manu tua
- 7 Et ait Saül: Tradidit eum Deus in manus m.
-12 Dixitque David: Si tradent me viri Ceïlæ
Et dixit Dominus: Tradent
-14 Et non tradidit eum Deus in manus ejus
-20 Nostrum a. erit ut tradamus eum in manus
24- 5 Ego tradam tibi inimicum tuum, ut facias
-11 Quod tradiderit te Dominus in manu mea
-19 Quomodo tradiderit me Domin. in manum
26-23 Tradidit e. te Dom. hodie in manum meam
28-19 Sed et castra Israël tradet Dom. in manus
30-15 Et non tradas me in manus Domini mei
-23 De his, quæ tradidit nobis Dominus
2 Reg. 3- 8 Et non tradidi te in manus David
5-19 Quia tradens dabo Philisthiim in manu tua
-23 Et tradas eos in manus meas
10-10 Reliquam a. partem populi tradidit Abisaï
14- 7 Trade eum qui percussit fratrem suum
20- 3 Et tradidit eas in custodiam, alimenta eis præbens
-21 Tradite illum solum, et recedemus a civit.
3 Reg. 8-46 Et iratus tradideris eos inimicis suis
11-38 Ædificavi David domum, et tradam tibi Isr.
13-26 Et tradidit eum Dominus leoni
14-16 Et tradet Dominus Israël propter peccata
-27 Tradidit ea in manum ducum scutariorum
17-23 Et tradidit matri suæ, et ait illi: En vivit
18- 9 Quoniam tradis me servum tuum in manu
20-13 Ecce, ego tradam eam in manu tua hodie
22-12 Et tradet Dominus in manus regis
-15 Et tradet eam Dominus in manus regis
4 Reg. 3-10 Congregavit nos Do... ut traderet in manus
-13 Ut traderet eos in manus Moab
-18 Insuper tradet etiam Moab in manus vestras
13- 3 Et tradidit eos in manu Hazael regis Syriæ
17-17 Tradiderunt se ut facerent malum cor. Do.

4 Reg. 17-20 Et tradidit eos in manu diripientium
18-30 Non tradetur civitas hæc in manu regis Assyriorum
19-10 Non tradetur Jer. in manus regis Assyrior.
21-14 Et tradam eas in manu inimicorum ejus
1 Par. 5-20 Traditique sunt in manus eorum Agarei
14-10 Et si trades eos in manu mea?
Ascende, et tradam eos in manu tua
22-18 Tradiderit o. inimicos vestros in manus vest.
28-15 Et in lucernas eor... pondus argenti tradidit
2 Par. 6-36 Et tradideris hostibus, et captivos duxerint
7-20 Projiciam a facie mea, et tradam eam in par.
12-10 Et tradidit illos principibus scutariorum
13-16 Et tradidit eos Deus in manu eorum
16- 8 Cum Domino credidisses, tradidit in manu
18- 5 Et tradet Deus in manu regis
-11 Et tradet eos Dominus in manu regis
-14 Et tradentur hostes in manus vestras
20-11 Ejicere nos de possessione quam tradidisti
21- 3 Regnum autem tradidit Joram
24-24 Tradidit Do. in manibus eorum infinitam
25-20 Ut traderetur in manus hostium propter
28- 5 Tradiditque eum Dominus Deus ejus
Manibus quoque regis Israël traditus est
- 9 Tradidit eos in manibus vestris
29- 8 Tradiditque eos in commotionem
30- 7 Qui tradidit eos in interitum: ut ipsi cernitis
- 8 Tradite manus Domino, et venite ad sanct.
32-11 Decipit vos, ut tradat morti in fame et siti
33- 8 De terra, quam tradidi patribus eorum
34-10 Tradiderunt in manibus cor. qui præerant
-15 Librum legis inveni... et tradidit ei
-18 Tradidit mihi Helcias sacerdos hunc librum
36-17 Sed omnes tradidit in manibus ejus
1 Esdr. 5-12 Tradidit eos in manus Nabuchodonos. regis
7-19 Vasa quoque... trade in conspectu Dei
9- 7 Et in iniquitatibus nostris traditi sumus ipsi
2 Esdr. 9-15 Et possiderent terram... ut traderes eis
-30 Tradidisti eos in manu populorum terrarum
-35 Quam tradideras in conspectu eorum
Tobiæ. 3- 4 Ideo traditi sumus in direptionem
- 8 Quoniam tradita fuerat septem viris
6-14 Audio quia tradita est septem viris
7-14 Noli dubium gerere, quod tibi eam tradam
-15 Apprehendens dexteram... dextræ Tobiæ tradidit
9- 2 Si me ipsum tradam tibi servum
10-10 Tradidit ei Saram et dimidiam partem om.
Judith. 5-24 Tradens tradet illos Deus eorum tibi
6- 7 Et traderent eum in manus filiorum Israël
-13 Iratus jusserit eum Isr. hac de causa tradi
7- 9 Vel certe fatigati tradent civitatem suam
-15 Ut sponte tradamus nos omnes populo
-17 Ut jam tradatis civitatem in manu militiæ
-20 Et noli tradere confitentes te, populo
8- 9 Quod transacto quinto die traderet civitat.
-10 Consensit Ozias, ut tradat civitatem Assyriis
10-12 Noluerunt ultro tradere se ipsos, ut invenir.
11- 8 Quod tradat eum pro peccatis suis
13-11 Tradidit caput Holofernis ancillæ suæ
15-14 Tradita sunt omnia illi a populo
16- 7 Tradidit eum in manus fœminæ, et confodit
Esth. 2- 3 Tradant eas in domum fœminar. sub manu
- 8 Adducerentur Susan, et Egeo traderentur
Inter cæteras puellas ei tradita est
- 9 Traderet ei partes suas et septem puellas
-23 Annalibus traditum coram rege
4-16 Tradensque me morti et periculo
7- 4 Traditi enim sumus ego et populus meus
8- 2 Recipi jusserat, et tradidit Mardochæo
12- 4 Mardochæus rei memoriam litteris tradidit
14- 6 Idcirco tradidisti nos in manus inimicorum
-11 Ne tradas, Domine, sceptrum tuum his
16-16 Et nobis regnum est traditum, et usque
Job. 16-12 Et manibus impiorum me tradidit
30-23 Scio quia morti trades me, ubi constituta
Ps. H. 10-14 Consideras: ut tradas eos in manus tuas
26-12 Ne tradideris me in animas tribulantium
40- 3 Non tradat eum in animam inimicorum ejus
62-11 Tradentur in manus gladii, partes vulpium
73-19 Ne tradas bestiis animas confitentes tibi
77-48 Et tradidit grandini jumenta eorum
-61 Et tradidit in captivitatem virtutem eorum
87- 9 Traditus sum, et non egrediebar
105-41 Et tradidit eos in manus gentium
117-18 Castigavit me... et morti non tradidit me
118-121 Non tradas me calumniantibus me
139- 9 Ne tradas me, Domine, a desiderio meo
Prov. 6-31 Et omnem substantiam domus suæ tradet
11- 8 Liberatus est: et tradetur impius pro eo
31-24 Vendidit, et cingulum tradidit Chananæo
Eccle. 2-26 Congreget, et tradat ei qui placuit Deo
3-11 Et mundum tradidit disputationi eorum
9- 5 Quia oblivioni tradita est memoria eorum
Cant. 8-11 Tradidit eam custodibus, vir affert

Prolog. Eccli. Qui nobis a parentibus nostris traditi sunt
Eccli. 4-22 Et tradet eum in manus inimici sui
7-27 Trade filiam, et grande opus feceris
11- 6 Et gloriosi traditi sunt in manus alterorum
23- 6 Animæ irreverenti et infrunitæ ne tradas me
-35 Non tradent filii ejus radices, et rami ejus
39- 6 Cor suum tradet ad vigilandum diluculo
42- 7 Quodcumque trades, numera, et appende
Isai. 19- 4 Et tradam Ægyptum in manu dominorum
23-16 Circui civitatem, meretrix oblivioni tradita
36- 8 Trade te domino meo regi Assyriorum
53-12 Quod tradidit in mortem animam suam
65-16 Quia oblivioni traditæ s. angustiæ priores
Jerem. 25-31 Impios tradidi gladio, dicit Dominus
26-15 Sanguinem innocent. tradetis contra vos m.
-24 Ut non traderetur in manus populi
29-21 Ego tradam eos in manus Nabuchodonosor
32- 4 Sed tradetur in manus regis Babylonis
-16 Postquam tradidi libr. possessionis Baruch
-28 Ecce ego tradam civitatem istam in manus
-36 Dicitis quod tradetur in manus regis Babyl.
34- 2 Ego tradam civitatem hanc in manus regis
- 3 Capieris, et in manu ejus traderis
37-16 Ait: In manus regis Babylonis traderis
-20 Ut traderetur Jeremias in vestibulo carceris
38- 3 Dicit Dominus: Tradendo tradetur civitas
-16 Si tradidero te in manus virorum istorum
-18 Tradetur civitas hæc in manus Chaldæorum
-19 Ne forte tradar in manus eorum, et illudant
-20 Respondit autem Jeremias: Non te tradent
39- 14 Et tradiderunt eum Godoliæ filio Ahicam
-17 Et non traderis in manus virorum
43- 3 Ut tradat nos in manus Chaldæorum
44-30 Tradam Pharaonem Ephree regem Ægypti
Sicut tradidi Sedeciam regem Juda in manu
46-24 Et tradita in manus populi Aquilonis
Thren. 2- 6 Oblivioni tradidit Dominus in Sion festivit.
- 7 Tradidit in manu inimici muros turrium ej.
Baruc. 3-37 Et tradidit illam Jacob puero suo et Israel
4- 3 Ne tradas alteri gloriam tuam et dignitatem
- 6 Provocastis Deum, traditi estis adversariis
Ezech. 15- 6 Sic tradam habitatores Jerusalem
21-12 Gladio traditi sunt cum populo meo
-27 Veniret cujus est judicium, et tradam ei
-32 Oblivioni traderis: quia ego Dominus
23- 9 Tradidi eam in manus amatorum suorum
-28 Ego tradam te in manus eorum, quos odisti
-46 Et trade eas in tumultum et in rapinam
25- 4 Idcirco ego tradam te filiis Orientalibus
- 7 Et tradam te in direptionem gentium
30-12 Tradam terram in manus pessimorum
31-11 Tradidi eum in manu fortissimi gentium
-14 Traditi sunt in mortem ad terram ultimam
33-13 Omnes justitiæ ejus oblivioni tradentur
-27 Bestiis tradetur ad devorandum
35- 6 Quoniam sanguini tradam te, et sanguis te
- 9 In solitudines sempiternas tradam te
39-23 Et tradiderim eos in manus hostium
Dan. 1- 2 Tradidit Dominus in manu ejus Joakim
2-44 Regnum ejus alteri populo non tradetur
3-32 Et tradidisti nos in manibus inimicorum
-34 Ne, quæsumus, tradas nos in perpetuum
-95 Et tradiderunt corpora sua ne servirent
7-11 Et traditum esset ad comburendum igni
-25 Et tradentur in manu ejus usque ad tempus
11- 6 Tradetur ipsa, et qui adduxerunt eam
14-21 Tradidit Bel in potestatem Danielis
-28 Trade nobis Daniel., alioquin interficiemus
-29 Necessitate compulsus tradidit eis Danielem
Amos. 6- 8 Tradam civitatem cum habitatoribus suis
Zach. 11- 6 Ecce ego tradam homines, unumquemque
1 Mac. 3-34 Et tradidit ei medium exercitum
4-30 Tradidisti castra alienigenarum in manu
5-50 Et tradita est civitas in manu ejus
7-35 Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus
9-24 Et tradidit se Bacchidi omnis regio eorum
10- 6 Obsides, qui erant in arce, jussit tradi ei
- 9 Traditi sunt Jonathæ obsides, et reddidit
11-40 Et assidebat ei, ut traderet eum ipsi
12-34 Vellent præsidium tradere partib. Demetrii
-45 Et tradam eam tibi, et reliqua præsidia
15-21 Tradite eos Simoni principi sacerdotum
-30 Nunc ergo tradite civitates quas occupastis
16-18 Traderet ei regionem et civitates eorum
2 Mac. 1-17 Benedictus Deus, qui tradidit impios
7-37 Corpus meum trado pro patriis legibus
9-15 Avibus ac feris diripiendos traditurum
10- 4 Et non barbaris... hominibus traderentur
11-17 Qui missi fuerant a vobis, tradentes scripta
12-42 Quod factum erat delictum, oblivioni tra-deretur
14-31 Hostias offerentibus, jussit sibi tradi virum
-33 Nisi Judam mihi vinctum tradideritis
-38 Corpusque et animam tradere contentus
Matth. 4-12 Audisset Jesus quod Joannes traditus esset
Matth. 5-25 Ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro
10- 4 Et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum
-17 Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis
-19 Cum autem tradent vos, nolite cogitare
-21 Tradet autem frater fratrem in mortem
11-27 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo
17-21 Filius hominis tradendus est in manus hom.
18-34 Dominus ejus tradidit eum tortoribus
20-18 Filius homin. tradetur principibus sacerd.
-19 Et tradent eum gentibus ad illudendum
24- 9 Tunc tradent vos in tribulationem
-10 Invicem tradent, et odio habebunt invicem
-38 Et bibentes, nubentes, et nuptui tradentes
25-14 Vocavit servos suos, et tradidit illis bona
-20 Domine, quinque talenta tradidisti mihi
-22 Domine, duo talenta tradidisti mihi
26- 2 Et Filius hominis tradetur ut crucifigatur
-15 Vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam?
-16 Quærebat opportunitatem ut eum traderet
-21 Quia unus vestrum me traditurus est
-23 Qui intingit mec. manum... hic me tradet
-24 Per quem Filius hominis tradetur
-25 Judas, qui tradidit eum, dixit: Numq. ego
-45 Filius hominis tradetur in manus peccator.
-46 Ecce appropinquavit qui me tradet
-48 Qui autem tradidit eum, dedit illis signum
-59 Contra Jesum, ut eum morti traderent
27- 1 Adversus Jesum, ut eum morti traderent
- 2 Et tradiderunt Pontio Pilato præsidi
- 3 Tunc videns Judas, qui eum tradidit, quod
- 4 Peccavi, tradens sanguinem justum
-18 Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum
-26 Flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur
Marc. 1-14 Postquam autem traditus est Joannes
3-19 Et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum
7- 4 Multa sunt quæ tradita sunt illis servare
-13 Per traditionem vestram, quam tradidistis
9-30 Filius hominis tradetur in manus hominum
10-33 Filius hominis tradetur principibus
Damnabunt eum morte, et tradent eum
13- 9 Tradent e. vos in conciliis, et in synagogis
-11 Et cum duxerint vos tradentes, nolite
-12 Tradet autem frater fratrem in mortem
14-11 Quærebat quomodo ill. opportune traderet
-18 Dico vobis, quia unus ex vobis tradet me
-21 Per quem Filius hominis tradetur
-41 Filius hominis tradetur in manus peccator.
-42 Eamus: ecce qui me tradet, prope est
-55 Ut eum morti traderent, nec inveniebant
15- 1 Duxerunt, et tradiderunt Pilato
-10 Sciebat e. quod per invid. tradidissent eum
-15 Et tradidit Jesum flagellis cæsum
Luc. 1- 2 Sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi
4- 6 Quia mihi tradita sunt; et cui volo, do illa
-17 Et traditus est illi liber Isaiæ prophetæ
9-44 Futurum est ut tradatur in manus hominum
10-22 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo
12-58 Ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori
18-32 Tradetur enim gentibus, et illudetur
20-20 Ut traderent illum principatui et potestati
-34 Filii hujus sæculi... traduntur ad nuptias
21-12 Et persequentur, tradentes in synagogas
-16 Trademini autem a parentibus et fratribus
22- 4 Quemadmodum illum traderet eis
- 6 Quærebat opportunitatem ut traderet illum
-21 Manus tradentis me, mecum est in mensa
-22 Væ homini illi, per quem tradetur
-48 Juda, osculo Filium hominis tradis?
23-25 Jesum vero tradidit voluntati eorum
24- 7 Dicens: Quia oportet Filium hominis tradi
-20 Quom. eum tradiderunt summi sacerdotes
Joan. 6-65 Sciebat enim... quis traditurus esset eum
-72 Hic enim erat traditurus eum, cum esset
12- 4 Judas Iscariotes, qui erat eum traditurus
13- 2 Ut traderet eum Judas Simonis Iscariotæ
-11 Sciebat e. quisnam esset qui traderet eum
-21 Dico vobis, quia unus ex vobis tradet me
18- 2 Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum
- 5 Stabat autem et Judas, qui tradebat eum
-30 Non tibi tradidissemus eum
-35 Gens tua et pontifices tradiderunt te mihi
-36 Utique decertarent ut non traderer Judæis
19-11 Qui me tradidit tibi, majus peccatum habet
-16 Ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur
-30 Et inclinato capite tradidit spiritum
21-20 Dixit: Domine, quis est qui tradet te?
Act. 2-23 Definito consilio et præscientia Dei traditum
3-13 Jesum, quem vos quidem tradidistis
6-14 Traditiones, quas tradidit nobis Moyses
7-42 Et tradidit eos servire militiæ cœli
8- 3 Trahens viros... tradebat in custodiam
12- 4 Tradens quatuor quaternionibus militum
Act. 14-25 Unde erant traditi gratiæ Dei in opus
15-26 Hominibus, qui tradiderunt animas suas
-30 Congregata multitudine, tradiderunt epist.
-40 Profectus est, traditus gratiæ Dei a fratribus
16- 4 Tradebant eis custodire dogm., quæ erant
21-11 Judæi, et tradent in manus gentium
22- 4 Et tradens in custodias viros ac mulieres
23-33 Qui cum.. et tradidissent epistolam præsidi
27- 1 Tradi Paulum cum reliquis custodiis
28-17 Traditus sum in manus Romanorum
Rom. 1-24 Tradidit illos Deus in desideria cordis eor.
-26 Tradidit illos Deus in passiones ignominiæ
-28 Tradidit illos Deus in reprobum sensum
4-25 Qui traditus est propter delicta nostra
6-17 In eam formam doctr., in quam traditi estis
8-32 Sed pro nobis omnibus tradidit illum
1 Cor. 5- 5 Tradere hujusmodi Satanæ in interitum
11- 2 Sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis
-23 Accepi a Domino quod et tradidi vobis
In qua nocte tradebatur, accepit panem
-24 Corpus meum, quod pro vobis tradetur
13- 3 Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam
15- 3 Tradidi e. vobis in primis, quod et accepi
-24 Cum tradiderit regnum Deo et Patri
2 Cor. 4-11 In mortem tradimur propter Jesum
Galat. 2-20 Dilexit me, et tradidit semetipsum pro me
Ephes. 4-19 Semetipsos tradiderunt impudicitiæ
5- 2 Tradidit semetipsum pro nobis oblationem
-25 Dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradid. pro ea
Philip. 2-30 Ad mortem accessit tradens animam suam
1 Thes. 2- 8 Tradere vobis non solum Evangelium Dei
1 Tim. 1-20 Hymenæus et Alex.: quos tradidi Satanæ
1 Petr. 2-23 Tradebat autem judicanti se injuste
2 Petr. 2- 4 Detractos in tartarum tradidit cruciandos
-21 Quod illis traditum est, sancto mandato
Judæ. - 3 Supercertari semel traditæ sanctis fidei
Apoc. 17-13 Virtutem et potestatem suam bestiæ tradent

TRADUCO.

Gen. 32-23 Traductisq. omnibus quæ ad se pertinebant
Josue. 7- 7 Quid voluisti traducere popul. istum Jord.
2 Reg. 12-31 Divisitq. cultris, et traduxit in typo laterum
19-15 Ut occurreret regi, et traduceret eum Jord.
-18 Transierunt vada, ut traducerent domum
-31 Descendens de Rogelim, traduxit regem
-40 Omnis aut. populus Juda traduxerat regem
-41 Et traduxerunt regem et domum ej. Jord.
4 Reg. 21- 6 Et traduxit filium suum per ignem
1 Esdr. 1- 1 Et traduxit vocem in omni regno suo
2 Esdr. 2- 7 Ut traducant me, donec veniam in Judæam
Psal. 135-16 Qui traduxit populum suum per desertum
Sap. 4-20 Traducent illos ex adverso iniquitates ipsor.
12-17 Horum, qui te nesciunt, audaciam traducis
Isai. 23-13 In captivitatem traduxerunt robustos ejus
Jerem. 2- 6 Qui traduxit nos per desertum, per terram
20- 4 Et traducet eos in Babylonem, et percutiet
29- 1 Quem traduxerat Nabuchodonosor de Jer.
43- 3 Ut interficiat nos, et traduci faciat in Babyl.
Ezech. 20-31 Cum traducitis filios vestros per ignem
47- 3 Et traduxit me per aquam usque ad talos
- 4 Et traduxit me per aquam usque ad genua
- 5 Et traduxit me per aquam usque ad renes
Matth. 1-19 Cum esset justus, et nollet eam traducere
Colos. 2-15 Principatus et potest., traduxit confidenter
2 Petr. 3-17 Ne insipientium errore traducti excidatis

TRADUCTIO.

Sap. 2-14 Factus est nobis in traductionem cogitation.
11- 8 Qui cum minuerentur in traductione infant.
17-14 Aliquando animæ deficiebant traductione
18- 5 In traductionem illorum, multitudinem filiorum abstulisti

TRAGELAPHUS.

Deut. 14- 5 Cervum et capream, bubalum, tragelaphum

TRAHÆ.

1 Par. 20- 3 Fecit sup. eos tribulas et trahas... transire

TRAHO.

Levit. 11-42 Mult. habet pedes, sive per humum trahitur
Num. 3-26 Tentor. quod trahitur ante fores tecti fœd.
Deut. 21- 3 Quæ non traxit jugum, nec terram scidit
32-24 Cum furore trahentium super terram
Judic. 5-21 Torrens Cison traxit cadavera eorum
2 Reg. 17-13 Et trahemus eam in torrentem
Tobiæ. 6- 4 Apprehende... et trahe eum ad te
11-15 Apprehendens, Tobias traxit ab oculis ejus
Job. 21-33 Post se omnem hominem trahet
28-18 Trahitur autem sapientia de occultis
34-14 Spiritum illius et flatum ad se trahet
Psal. 27- 3 Ne simul trahas me cum peccatoribus
Prov. 7-22 Ignorans quod ad vincula stultus trahatur
23-35 Traxerunt me, et ego non sensi
24-11 Qui trahuntur ad interit. liberare ne cesses

Cant. 1- 3 Trahe me : post te curremus in odorem
Eccli. 29-11 Et pro eleemosyna non trahas illum
Isai. 5-18 Væ qui trahitis iniquitatem in funiculis
10-15 Serra contra eum a quo trahitur
Jerem. 14- 6 Traxerunt ventum quasi dracones
Osee. 11- 4 In funiculis Adam traham eos
Habac. 1-15 Sublevavit, traxit illud in sagena sua
2 Mac. 6-28 His dictis, confestim ad suppl. trahebatur
Luc. 12-58 Ne forte trahat te ad judicem
21-12 Trahentes ad reges et præsides
Joan. 6-44 Nisi Pater... traxerit eum
12-32 Et ego... omnia traham ad me ipsum
21- 6 Et jam non valebant illud trahere
- 8 Navigio vener... trahentes rete piscium
-11 Traxit rete in terram, plenum magnis pisc.
Act. 8- 3 Et trahens viros ac mulieres, tradebat
9- 8 Ad manus a. illum trahentes, introduxer.
14-18 Lapidantesq. Paulum, traxerunt extra civ.
17- 6 Trahebant Jasonem et quosdam fratres
21-30 Paulum, trahebant eum extra templum
Jacob. 2- 6 Nonne... et ipsi trahunt vos ad judicia ?
Apoc. 12- 4 Trahebat tertiam partem stellarum cœli
-15 Et misit... ut eam faceret trahi a flumine

TRAJECTIO.

Eccli. 37-12 Tracta... cum negotiatore de trajectione

TRAMES.

Judith. 7- 5 Quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt
Eccli. 24-41 Ego quasi trames aquæ immensæ de fluvio
-43 Ecce factus est mihi trames abundans

TRANQUILLITAS.

Sap. 12-18 Dominator virt., cum tranquillitate judicas
2 Mac. 2-23 Domino cum omni tranquillitate propitio
Matth. 8-26 Et facta est tranquillitas magna
Marc. 4-39 Et facta est tranquillitas magna
Luc. 8-24 Et facta est tranquillitas

TRANQUILLUS, A, UM.

Tobiæ. 3-22 Quia post tempestatem, tranquillum facis
1 Tim. 2- 2 Ut quietam et tranquillam vitam agamus

TRANS.

Gen. 35-21 Fixit tabernaculum trans turrem Gregis
Deinceps omittitur.

TRANSCENDO.

Exod. 12-23 Transcendet ostium domus, et non sinet
19-21 Ne forte velit transcendere terminos
1 Reg. 13-23 Egressa est... ut transcenderet in Machmas
2 Reg. 6-13 Cumq. transcendissent qui portabant arcam
Marc. 5-21 Et cum transcendisset Jesus in navi

TRANSCENSUS.

Isai. 16- 2 Sic erunt filiæ Moab in transcensu Arnon

TRANSEO.

Gen. 7-10 Cumque transissent septem dies
8- 6 Cumque transissent quadraginta dies
15-17 Et lampas ignis transiens inter divisiones
18- 3 Et dixit... ne transeas servum tuum
- 5 Et confortate cor vestrum, postea transibitis
31-52 Si aut ego transiero illum pergens ad te
32-10 In baculo meo transivi Jordanem istum
-22 Et transivit vadum Jacob
33-18 Transivitque in Salem urbem Sichimorum
50- 3 Jussa explentibus, transierunt quadraginta
Exod. 12-12 Et transibo per terram Ægypti nocte illa
-13 Et videbo sanguinem, et transibo vos
-23 Transibit enim Dom. percutiens Ægyptios
-27 Quando transivit sup. domos filiorum Israël
-48 Peregrin. in vestr. voluerit transire colon.
19-24 Sacerdotes a. et pop. ne transeant terminos
30-13 Hoc a. dabit omnis qui transit ad nomen
33-22 Cumque transibit gloria mea, ponam te
Et protegam dextera mea, donec transeam
34- 6 Quo transeunte coram eo, ait : Dominator
38-25 Oblatum est autem ab his qui transierunt
Levit. 13- 5 Nec transierit in cute priores terminos
26- 6 Et gladius non transibit terminos vestros
27-32 Capræ, quæ sub pastoris virga transeunt
Num. 6- 5 Novacula non transibit per caput ejus
20-17 Ut nobis transire liceat per terram tuam
Donec transeamus terminos tuos
-18 Cui respondit Edom : Non transibis per me
-19 Tantum velociter transeamus
-20 At ille respondit : Non transibis
21-22 Obsecro ut transire mihi liceat per terram
Donec transeamus terminos tuos
-23 Noluit ut transiret Israël per fines suos
22-26 Angelus ad locum angustum transiens
27- 8 Ad filiam ejus transibit hæreditas
31-23 Et omne quod potest transire per flammas
32- 5 Nec facias nos transire Jordanem
Num. 32- 7 Ne transire audeant in locum
-21 Vir bellator armatus Jordanem transeat
-29 Si transierint filii Gad et filii Ruben
-30 Sin autem noluerint transire armati vobisc.
33- 8 Transierunt per medium mare in solitudin.
-48 Profectiq...transierunt ad campestria Moab
-51 Quando transieritis Jordanem, intrantes
34- 4 Ita ut transeant in Senna, et perveniant
36- 4 Et aliorum possessio ad alios transeat
Deut. 1-19 Transivimus per eremum terribilem
2- 4 Transibitis per terminos fratrum vestrorum
- 7 Quomodo transieris solitudinem hanc
- 8 Cumque transissemus fratres nostros
-13 Surgentes ergo ut transiremus torrentem
-18 Tu transibis hodie terminos Moab
-24 Surgite, et transite torrentem Arnon
-27 Transibimus per terram tuam
-29 Donec... et transeamus ad terram
3-21 Omnibus regnis, ad quæ transiturus es
-25 Transibo igitur, et videbo terram hanc
-27 Nec enim transibis Jordanem istum
4-21 Et juravit ut non transirem Jordanem
-22 Non transibo Jordanem : vos transibitis
-26 Quam transito Jordane possessuri estis
9- 3 Dominus Deus tuus ipse transibit ante te
-11 Cumque transissent quadraginta dies
11-31 Vos e. transibitis Jordanem, ut possideatis
12-10 Transibitis Jordanem, et habitabitis in terra
27- 2 Cumque transieritis Jordanem in terram
- 4 Quando ergo transieritis Jordanem, erigite
29-12 Ut transeas in fœdere Domini Dei tui
-16 Quomodo transierimus per medium nationum, quas transeuntes, (-17) vidistis...
31- 2 Dixerit mihi : Non transibis Jordanem ist.
- 3 Dominus ergo Deus tuus transibit ante te
Et Josue iste transibit ante te
34- 4 Vidisti... et non transibis ad illam
Josue. 1- 2 Surge, et transi Jordanem istum tu
-10 Dicens : Transite per medium castrorum
-11 Quon. post diem tertium transibitis Jordan.
-14 Transite armati ante fratres vestros
3- 2 Transierunt præcones per castror. medium
-14 Egressus est... ut transiret Jordanem
-17 Populus per arentem alveum transibat
4- 7 Defecerunt aquæ... cum transiret eum
-10 Festinavitque populus, et transiit
-11 Cumque transissent omnes, transivit et arca
-22 Dicetis : Per arentem alveum transivit Isr.
-23 Siccante Dom... aquas... donec transiretis
-24 Quod siccavit donec transiremus
5- 1 Coram filiis Israel donec transirent
10-29 Transivit a. cum omni Israël de Maceda
-31 De Lebna transivit in Lachis cum omni Isr.
-34 Transivitque de Lachis in Eglon
15- 6 Et transit ab Aquilone in Beth Araba
- 7 Transitque aquas, quæ vocantur fons Solis
-10 Transitque juxta latus montis Jarim
Descendit.. transitque in Thamna
-11 Et transit montem Baala
16- 2 Transitque terminum Archi, Atharoth
17-18 Sed transibis ad montem, et succides tibi
18-17 Transiens ad Aquilonem, et egrediens
22-19 Transite ad terram, in qua tabernac. Dom.
24-11 Transistisq. Jordan., et venistis ad Jericho
-17 In cunctis populis, per quos transivimus
Judic. 3-28 Et non dimiserunt transire quemquam
5- 4 Et transires per regiones Edom
6-33 Transeuntes Jordanem, castrametati sunt
8- 4 Transivit eum cum trecentis viris
9-26 Et transivit in Sichimam
11-17 Dimitte me ut transeam per terram tuam
-19 Ut transeam per terram t. usque ad fluvium
-20 Non dimisit eum transire per terminos suos
-29 Et inde transiens ad filios Ammon
-32 Transivitque Jephte ad filios Ammon
12- 1 Transeuntes contra Aquilonem, dixerunt
- 3 Transivique ad filios Ammon, et tradidit eos
- 5 Obsecro ut me transire permittatis
18-13 Inde transierunt in montem Ephraim
19-12 Sed transibo usque Gabaa
-14 Transierunt ergo Jebus, et cœptum carpeb.
1 Reg. 9- 3 Qui cum transissent per montem Ephraim
- 4 Transierunt etiam per terram Salim
-27 Dic puero ut antecedat nos, et transeat
10- 3 Cumque abieris inde, et ultra transieris
13- 7 Hebræi a. transierunt Jordanem in terram
14- 1 Veni, et transeamus ad stationem Philisthin.
- 4 Nitebatur Jonathas transire ad stationem
- 6 Transeamus ad stationem incircumcisorum
- 8 Ait Jonathas : Ecce nos transimus ad viros
15-12 Reversus transisset, descendissetq. in Galg.
26-13 Cumque transisset David ex adverso
-22 Transeat unus de pueris regis, et tollat eam
28-16 Recesserit a te, et transierit ad æmulum t.
30-10 Qui lassi transire non poterant torrentem
2 Reg. 2-15 Transierunt numero duodecim de Benjamin
-23 Omnesque qui transibant per locum illum
-29 Et transierunt Jordanem, et lustrata omni
7- 7 Loca, quæ transivi cum omnibus filiis Israël
10-17 Et transivit Jordanem : venitque in Helam
15-22 Et ait David Ethaï : Veni, et transi
Et transivit Ethaï Gethæus, et omnes viri
-23 Et universus populus transibat
16- 1 Cumque David transisset paululum montis verticem
17-20 Transierunt festinanter, gustata paulul. aqua
-21 Et dixerunt : Surgite, et transite cito fluvium
-22 Transierunt Jordanem, donec dilucesceret
-24 Absalom transivit Jordanem, ipse et omnes
18-23 Currens ergo Achimaas... transivit Chusi
-30 Ad quem rex : Transi, ait ; et sta hic
Cumque ille transisset, et staret
19-18 Transierunt vada, ut traducerent domum
Coram rege, cum jam transisset Jordanem
-38 Dixit itaque ei rex : Mecum transeat Cham.
-39 Cumque transisset universus populus, et rex
-40 Transivit ergo rex in Galgalam, et Cham.
20-12 Ne subsisterent transeuntes propter eum
-13 Transibat omnis vir sequens Joab
-14 Transierat per omnes tribus Isr. in Abelam
24- 6 Transierunt in Galaad et in terram infer.
- 7 Transierunt prope mœnia Tyri... et terram
-20 Animadvertit reg. et servos ej. transire ad se
3 Reg. 2- 8 Descendit mihi... cum transirem Jordanem
-37 Quacumque autem die egressus...transieris
9- 8 Omnis qui transierit per eam, stupebit
13-25 Viri transeuntes viderunt cadaver project.
18-29 Postquam a. transiit meridies, et... venerat
19-11 Et ecce Dominus transit, et spiritus grandis
20-26 Postq. annus transierat, recensuit Benadad
-39 Cumque rex transisset, clamavit ad regem
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
4 Reg. 2- 8 Divisæ sunt in utramque partem, et transierunt ambo per siccum
- 9 Cumque transissent, Elias dixit ad Eliseum
-14 Divisæ s. huc atque illuc, et transiit Eliseus
4- 8 Facta est a. quæd. dies, et transibat Eliseus
Cumque frequenter inde transiret, divertebat ad eam
- 9 Sanctus est iste, qui transit per nos frequent.
6- 9 Dicens : Cave ne transeas in locum illum
-26 Cumque rex Israël transiret per murum
-30 Scidit vestim. sua, et transibat per murum
9-18 Quid tibi et paci ? transi, et sequere me
-19 Quid tibi et paci ? transi, et sequere me
14- 9 Transieruntque bestiæ saltus, quæ sunt in Libano
18-23 Nunc igitur transite ad dominum meum
1 Par. 12-15 Isti sunt qui transierunt Jordanem mense
16-20 Transierunt de gente in gentem, et de regno
19-17 Congregavit univ. Israël, et transivit Jord.
20- 3 Fecit super eos tribulas... et ferrata carpenta transire
29-30 Temporum, quæ transierunt sub eo
2 Par. 7-21 Et domus ista erit in proverbium universis transeuntibus
11-14 Et transeuntes ad Judam et Jerusalem
15- 3 Transibunt autem multi dies in Israël
18-23 Per quam viam transivit Spiritus Do. a me
20-10 Per quos non concessisti Israël ut transirent
21- 9 Cumque transisset Joram cum principibus
25-18 Bestiæ... transierunt, et conculcaverunt
33- 6 Transireque fecit filios suos per ignem
2 Esdr. 2-14 Et transivi ad portam Fontis et ad aquæd.
Non erat locus jumento, cui sedebam, ut transiret
9-11 Et transierunt per medium maris in sicco
Judith. 2-14 Transivit Euphraten, et venit in Mesopot.
5-12 Fundum maris perambulando transirent
6- 4 Gladius militiæ meæ transiet per latera tua
8-23 Per multas tribulationes transierunt fideles
10- 8 Interrogantes eam, dimiserunt transire
-10 Transivit per portas ipsa et abra ejus
12-11 Agendo ut immunis ab eo transeat
13-12 Et transierunt castra, et gyrantes vallem
Esth. 2-13 De triclinio f. ad regis cubicul. transibant
Job. 1- 5 Cumque in orbem transissent dies convivii
4-15 Cum spiritus me præsente transiret, inhorr.
6-15 Torrens qui raptim transit in convallibus
7- 6 Dies mei velocius transierunt quam... tela
14-20 Roborasti eum paululum ut in perpetuum transiret
15-19 Data est terra, et non transivit alienus
16-23 Breves anni transeunt, et semitam.. ambulo
17-11 Dies mei transierunt, cogitationes meæ
19- 8 Circumsepsit, et transire non possum
20- 8 Transiet sicut visio nocturna
23-10 Quasi aurum, quod per ignem transit
24-19 Transeat ab aquis nivium, et usq. ad inferos
33-18 Et vitam illius, ut non transeat in gladium

Job. 36-12 Si a. non audierint, transibunt per gladium
37-21 Et ventus transiens fugabit eas
Psal. 17-13 In conspectu ejus nubes transierunt
36-36 Et transivi, et ecce non erat : et quæsivi eum
41- 5 Quoniam transibo in locum tabernaculi
- 8 Et fluctus tui super me transierunt
56- 2 In umbra alarum... donec transeat iniquitas
65-12 Transivimus per ignem et aquam
72- 7 Transierunt in affectum cordis
- 9 Et lingua eorum transivit in terra
76-18 Etenim sagittæ tuæ transeunt
87-17 In me transierunt iræ tuæ : et terrores tui
88-42 Diripuerunt eum omnes transeuntes viam
89- 6 Mane sicut herba transeat, mane floreat, et transeat : vespere decidat
140-10 Singulariter sum ego donec transeam
Prov. 4-15 Fuge ab ea, nec transeas per illam : declina
7- 8 Qui transit per plateam juxta angulum
8-29 Legem ponebat aquis, ne transirent fines s.
9-15 Ut vocaret transeuntes per viam, et perg.
10-25 Quasi tempestas transiens non erit impius
24-30 Per agrum hominis pigri transivi
26-17 Apprehendit auribus canem, sic qui transit impatiens
27-12 Parvuli transeuntes sustinuerunt dispendia
Eccle. 2-12 Transivi ad contemplandam sapientiam
3- 1 Suis spatiis transeunt universa sub cœlo
8-13 Quasi umbra transeant qui non timent fac.
11- 1 Mitte panem tuum super transeuntes aquas
Cant. 2-11 Jam e. hyems transiit, imber abiit, et reces.
5- 6 At ille declinaverat, atque transierat
Sap. 2- 3 Et transibit vita nostra tanq. vestigium nubis
5- 9 Transierunt omnia illa tanquam umbra
14- 5 Et transeuntes mare per ratem, liberati sunt
19- 5 Et populus quidem t. mirabiliter transiret
- 8 Per quem omnis natio transivit
-18 Quæc. erant natantia, in terram transibant
Eccli. 24-26 Transite ad me omnes qui concupiscitis me
28-23 Qui in iracundiam illius non transivit
29-33 Transi, hospes, et orna mensam
Isai. 8- 8 Et transiens usque ad collum veniet
-21 Et transibit per eam, corruet, et esuriet
10-28 Veniet in Ajath, transibit in Magron
-29 Transierunt cursim, Gaba sedes nostra
11-15 Ita ut transeant per eum calceati
16- 8 Propagines ej. relictæ sunt, transierunt mare
23- 6 Transite maria, ululate qui habitatis
-10 Transi terram tuam quasi flumen
28-15 Flagell. inundans cum transierit, non veniet
-18 Flagellum inundans cum transierit, eritis ei
31- 5 Protegens et liberans, transiens et salvans
- 9 Et fortitudo ejus a terrore transibit
33- 8 Dissipatæ sunt viæ, cessavit transiens
-21 Non transibit per eum navis remigum
34-10 In sæcula sæculor. non erit transiens per eam
35- 8 Non transibit per eam pollutus
40-27 Et a Deo meo judicium meum transivit
41- 3 Persequetur eos, transibit in pace
43- 2 Cum transieris per aquas, tecum ero
45-14 Et Sabaim viri sublimes ad te transibunt
47- 2 Releva crura, transi flumina
51-10 Qui posuisti... viam, ut transirent liberati
-23 Dixerunt... Incurvare, ut transeamus
Et posuisti... et quasi viam transeuntibus
60-15 Et non erat qui per te transiret
62-10 Transite, transite per port., præparate viam
Jerem. 2-10 Transite ad insulas Cethim, et videte
5-22 Et non transibunt illud
6-12 Et transibunt domus eorum ad alteros
8-20 Transiit messis, finita est æstas
22-20 Da vocem tuam, et clama ad transeuntes
33-13 Adhuc transibunt greges ad manum numer.
34-18 Et transierunt inter divisiones ejus
-19 Qui transierunt inter divisiones vituli
41-10 Et abiit ut transiret ad filios Ammon
48-32 Propagines tuæ transierunt mare
49-17 Omnis qui transibit per eam, stupebit
50- 6 De monte in collem transierunt
-13 Omnis, qui transibit per Babylon., stupebit
51-43 Nec transeat per eam filius hominis
Thren. 1-12 O vos omnes, qui transitis per viam
2-15 Plauserunt super te manibus omnes transeuntes per viam
3-44 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio
Baruc. 6-43 Aliqua ex ipsis attracta ab aliquo transeunte
Ezech. 5-17 Et pestilentia et sanguis transibunt per te
9- 4 Transi per mediam civitatem in medio Jer.
- 5 Transite per civitatem, sequentes eum
14-17 Et dixero gladio : Transi per terram
16- 6 Transiens a. per te, vidi te conculcari
- 8 Et transivi per te, et vidi te
-15 Exposuisti fornicationem tuam o. transeunti
-25 Et divisisti pedes tuos omni transeunti
24-14 Non transeam, nec parcam, nec placabor
33-28 Eo quod nullus sit qui per eos transeat

Ezech. 44- 2 Non aperietur, et vir non transibit per eam
Dan. 3-94 Et odor ignis non transisset per eos
4-28 Vox de cœlo ruit... regnum t. transibit a te
11-43 Per Libyam quoq. et Æthiopiam transibit
Osee. 10- 7 Transire fecit Samaria regem suum
-11 Ego transivi super pulchritudinem colli ej.
11- 1 Sicut mane transiit, pertransiit rex Israël
Joel. 3-17 Et alieni non transibunt per eam amplius
Amos. 5- 5 Et in Bersabee non transibitis
6- 2 Transite in Chalane, et videte, et ite inde
8- 5 Quando transibit mensis, et venumdabim.
Jonæ. 2- 4 Et fluctus tui super me transierunt
Mich. 1-11 Et transite vobis, habitatio Pulchra
2- 8 Eos qui transibant simpliciter, convertistis
-13 Divident, et transibunt portam et ingredient. Et transibit rex eorum coram eis
5- 8 Qui cum transierit... non est qui eruat
7-18 Transis peccat. reliquiarum hæreditatis t.
Nahum. 3-19 Super quem non transiit malitia tua semper?
Habac. 3-10 Doluerunt montes : gurges aquarum transiit
Soph. 2- 2 Quasi pulverem transeuntem diem
-15 Omnis qui transit per eam, sibilabit
3- 6 Desertas feci vias eorum, dum non est qui transeat
Zach. 7-14 Eo quod non esset transiens et revertens
9- 8 Et non transibit super eos ultra exactor
10-11 Transibit in maris freto, et percutiet in mari
1 Mac. 5- 6 Et transivit ad filios Ammon, et invenit
-24 Et Jonathas frater ejus transierunt Jordan.
-40 Si transierit ad nos prior, non poterimus
-41 Si vero timuerit transire, et posuerit castra
-48 Dicens : Transeamus per terram vestram Tantum pedibus transibimus
-51 Transivit per totam civitatem super interf.
12-40 Multa enim tempora transierunt
-30 Transierant enim flumen Eleutherum
16- 6 Et viderunt eum viri, et transierunt post eum
2 Mac. 6- 9 Qui nollent transire ad instituta gentium
-24 Arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum transisse ad vitam alienigenarum
Matth. 5-18 Donec transeat cœlum et terra, iota unum
8-28 Ita ut nemo posset transire per viam illam
-34 Et viso eo rogabant, ut transiret a finib. eor.
9- 9 Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem
-27 Transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo
11- 1 Transiit inde ut doceret et prædicaret
12- 9 Et cum inde transisset, venit in synagogam
13-53 Cum consummasset Jesus... transiit inde
15-29 Cum transisset inde Jesus, venit secus mare
17-19 Dicetis monti huic, Transi hinc illuc, et transibit, et nihil impossibile erit vobis
19-24 Facilius est camelum per foramen acus transire
20-30 Secus viam, audierunt quia Jesus transiret
24-35 Cœlum et terra transibunt, verba a. m. non
26-39 Si possibile est, transeat a me calix iste
-42 Si non potest hic calix transire nisi bib. ill.
Marc. 4-35 Et ait illis in illa die... Transeamus contra
10-25 Facilius est camelum per foramen acus transire
11-20 Cum mane transirent, viderunt ficum arid.
13-30 Quoniam non transibit generatio hæc
-31 Cœlum et terra transibunt, verba a. m. non
14-35 Orab. ut, si fieri posset, transiret ab eo hora
16- 1 Et cum transisset sabbatum, Maria Magd.
Luc. 2-15 Transeamus usque Bethlehem, et videamus
4-30 Ipse a. transiens per medium illorum, ibat
6- 1 Cum transiret per sata, vellebant Discipuli
10- 7 Nolite transire de domo in domum
12-37 Et transiens ministrabit illis
16-26 Qui volunt hinc transire ad vos, non possint
17- 7 Dicat illi : Statim transi, recumbe
-11 Transibat per mediam Samariam et Galil.
18-25 Facilius est enim camelum per foramen acus transire
-37 Dixerunt a. ei, quod Jesus Nazar. transiret
19- 4 Ut videret eum : quia inde erat transiturus
21-33 Cœlum et terra transibunt, verba a. m. non
Joan. 4- 4 Oportebat aut. eum transire per Samariam
5-24 Sed transiit a morte in vitam
7- 3 Dixer. a. ad eum fratres ejus : Transi hinc
13- 1 Venit hora ejus ut transeat ex hoc mundo
12-10 Transeuntes a. primam et secund. custod.
14-23 Transeuntesq. Pisidiam vener. in Pamphyl.
16- 6 Transeuntes a. Phrygiam, et Galatiæ region.
- 9 Dicens : Transiens in Macedon., adjuva nos
19-21 Transita Macedonia et Achaia, ire Jerosol.
20-25 Per quos transivi prædicans regnum Dei
1 Cor. 10- 1 Sub nube fuerunt, et om. mare transierunt
2 Cor. 1-16 Per vos transire in Macedoniam
5-17 Vetera transierunt : ecce facta sunt o. nova
Hebr. 11-29 Fide transierunt mare Rubrum
Jacob. 1-10 Quoniam sicut flos fœni transibit
2 Petr. 3-10 In quo cœli magno impetu transient
1 Joan. 2- 8 Quia tenebræ transierunt, et verum lumen

1 Joan. 2-17 Et mundus transit, et concupiscentia ejus

TRANSFERO.

Gen. 48-17 Et transferre super caput Manasse
Num. 36- 3 Sequetur possessio sua, et translata
Deut. 19-14 Non... et transferes terminos proximi tui
27-17 Maledictus qui transfert terminos proximi
1 Reg. 4-21 Dicens : Translata est gloria de Israël
-22 Et ait : Translata est gloria ab Israël
2 Reg. 3-10 Ut transferatur regnum de domo Saül
12-13 Dominus quoque transtulit peccatum tuum
24-10 Sed precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui
3 Reg. 2-15 Sed translatum est regnum, et factum est
4 Reg. 15-29 Et transtulit eos in Assyrios
16- 3 Transferens per ignem secund. idola gent.
- 9 Et transtulit habitatores ejus Cyrenen
-14 Altare æreum... transtulit de facie templi
17- 6 Et transtulit Israël in Assyrios
-11 Quas transtulerat Dominus a facie eorum
-23 Translatusque est Isr. de terra s. in Assyr.
-26 Gentes, quas transtulisti, et habitare fecisti
-33 De quibus translati fuerant Samariam
18-11 Et transtulit rex Assyriorum Israël in Ass.
-32 Et transferam vos in terram, quæ similis est
24-14 Et transtulit o. Jerusal. et univ. principes
-15 Transtulit quoque Joachin in Babylonem
25-11 Et reliquum vulgus transtulit Nabuzardam
-13 Et transtulerunt æs omne in Babylonem
-21 Et translatus est Juda de terra sua
1 Par. 5-26 Et transtulit Ruben, et Gad, et dimidiam
6-15 Quando transtulit Do. Judam et Jerusalem
8- 6 Qui translati sunt in Manahath
- 7 Et Gera ipse transtulit eos, et genuit
9- 1 Translatiq. sunt in Bab. propter delictum
10-14 Et transtulit regnum ejus ad Dav. filium Isaï
12-23 Ut transferrent regnum Saul ad eum
2 Par. 2-16 Tuum autem erit transferre ea in Jerusalem
8-11 Filiam vero Pharaonis transtulit de Civitate
35-24 Qui transtulerunt eum de curru in alterum
36- 7 Ad quam et vasa Domini transtulit
-18 Et thesauros templi... transtulit in Babylon.
1 Esdr. 2- 1 De captivit. quam transtulerat Nabuchod.
4-10 Quas transtulit Asenaphar magnus et glor.
5-12 Et populum ejus transtulit in Babylonem
2 Esdr. 7- 6 Quos transtulerat Nabuchodon. rex Babyl.
Esth. 2- 6 Qui translatus fuerat de Jerus. eo tempore Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat
11- 4 Quos transtulerat Nabuchod. rex Babylon.
13-14 Ne honorem Dei mei transferrem ad homin.
14-13 Et transfer cor illius in odium hostis nostri
-18 Ex quo huc translata sum usq. in præs. diem
16-14 Regnum Persar. transferret in Macedonas
Job. 9- 5 Qui transtulit montes, et nescierunt hi
10-19 De utero translatus ad tumulum
14-18 Defluit, et saxum transfertur de loco suo
18- 4 Et transferentur rupes de loco suo?
-18 Et de orbe transferet eum
24- 2 Alii terminos transtulerunt, diripuerunt
Psal. 45- 3 Et transferentur montes in cor maris
77-26 Transtulit Austrum de cœlo : et induxit
79- 9 Vineam de Ægypto transtulisti
108-10 Nutantes transferantur filii ejus
Prov. 25- 1 Quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda
Eccle. 2- 3 Ut animum m. transferrem ad sapientiam
10- 9 Qui transfert lapides, affligetur in eis
Sap. 4-10 Et vivens inter peccatores translatus est
7-27 Per nationes in animas sanctas se transfert
10-18 Transtulit ill. per mare Rubr., et transvexit
Prolog. Eccli. Quando fuerint translata ad alter. linguam
Eccli. 10- 8 Regnum a gente in gentem transfertur
44-16 Placuit Deo, et translatus est in paradisum
Isai. 24-11 Translatum est gaudium terræ
33-20 Tabernac. quod nequaq. transferri poterit
Jerem. 13-19 Translata est om. Juda transmigr. perfecta
22-12 In loco, ad quem transtuli eum, ibi morietur
24- 1 Postquam transtulit Nabuchodonosor rex
27-20 Cum transferret Jechoniam filium Joakim
-22 In Babylonem transferentur, et ibi erunt
28- 3 Et transtuli ea in Babylonem
29- 4 Quam transtuli de Jerusalem in Babylonem
39- 9 Transtulit Nabuzardan magister militum
40- 7 Qui non fuerant translati in Babylonem
52-15 Transtulit Nabuzardan princeps militiæ
-27 Et translatus est Juda de terra sua
-28 Iste est popul., quem transtulit Nabuchod.
-30 Transtulit Nabuzardan magister militiæ an
Baruc. 2-24 Ut transferrentur ossa regum nostrorum
Ezech. 39-28 Eo quod transtulerim eos in nationes
48-14 Neque transferentur primitiæ terræ
Dan. 2-21 Transfert regna, atque constituit
Amos. 1- 5 Et transferetur populus Syriæ Cyrenen
- 6 Eo quod transtulerint captivitatem perfect
2 Mac. 1-33 Hi qui translati fuerant sacerdotes
4-10 Contribules suos transferre cœpit

2 Mac. 6- 1 Ut se transferrent a patriis et Dei legibus
7-24 Translatum a patriis legibus amicum habit.
9-29 Transferebat a. corpus Philippus collactan.
10-13 Et ad Antiochum Nobilem translatus etiam ab eo recessisset
11-23 Patre n. inter deos translato, nos volentes
-24 Ut transferrentur ad ritum Græcorum
Marc. 11-16 Ut quisquam transferret vas per templum
14-36 Transfer calicem hunc a me
Luc. 22-42 Pater, si vis, transfer calicem istum a me
Act. 7- 4 Transtulit illum in terram istam
-16 Et translati sunt in Sichem, et positi sunt
-43 Et transferam vos trans Babylonem
1 Cor. 13- 2 Et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam
Galat. 1- 6 Miror quod sic tam cito transferimini ab eo
Colos. 1-13 Et transtulit in regnum filii dilectionis suæ
Hebr. 7-12 Translato enim sacerdotio, necesse est
11- 5 Fide Henoch translatus est ne videret mort. Non inveniebatur, quia transtulit ill. Deus
1 Joan. 3-14 Quoniam translati sumus de morte ad vitam
Judæ. - 4 Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam

TRANSFIGO.

Prov. 7-23 Donec transfigat sagitta jecur ejus
Joan. 19-37 Scr. dicit : Videbunt in quem transfixerunt

TRANSFIGURO.

Sap. 16-25 Propter hoc et tunc in omnia transfigurata
Matth. 17- 2 Et transfiguratus est ante eos
Marc. 9- 1 Et transfiguratus est coram ipsis
1 Cor. 4- 6 Transfiguravi in me et Apollo propter vos
2 Cor. 11-13 Transfigurantes se in Apostolos Christi
-14 Satanas transfigurat se in Angelum lucis
-15 Si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiæ

TRANSFODIO.

2 Reg. 2-23 Et transfodit, et mortuus est in eodem loco

TRANSFORMOR.

2 Cor. 3-18 In eamdem imaginem transformamur

TRANSFRETO.

Deut. 30-13 Quis ex nobis poterit transfretare mare ?
Isai. 23- 2 Negotiatores Sidonis transfretantes mare
-12 In Cethim consurgens transfreta
Baruc. 3-30 Quis transfretavit mare, et invenit illam ?
1 Mac. 3-37 Et transfretavit Euphraten flumen
5-41 Si v. timuerit transire.. transfretemus ad e.
-43 Transfretavit ad illos prior, et om. populus
16- 6 Vidit popul. trepidantem ad transfretandum torrentem, et transfretavit primus
Matth. 9- 1 Et ascendens in naviculam, transfretavit
14-34 Cum transfretassent, venerunt in terr. Gen.
Marc. 6-53 Cum transfretassent, venerunt in terr. Gen.
Luc. 8-22 Ait ad illos : Transfretemus trans stagnum
Act. 21- 2 Cum invenissemus navem transfretantem in Phœnicen

TRANSFUGIO.

Josue. 10- 1 Et quod transfugissent Gabaonitæ ad Israël
- 4 Quare transfugerit ad Josue et ad filios Isr.
1 Reg. 29- 3 Non inveni... ex die qua transfugit a me
4 Reg. 7- 4 Venite ergo, et transfugiamus ad castra Syr.
25-11 Perfugas qui transfugerant ad regem Babyl.
1 Par. 12- 8 Sed et de Gaddi transfugerunt ad David
-19 Porro de Manasse transfugerunt ad David
-20 Transfugerunt ad eum de Manasse
19-19 Transfugerunt ad David, et servierunt ei
Jerem. 21- 9 Transfugerit ad Chaldæos, qui obsident vos
38-19 Propter Judæos qui transfugerunt ad Chald.
39- 9 Et perfugas, qui transfugerant ad eum
52-15 De perfugis qui transfugerant ad regem Bab.

TRANSFUSUS.

Jerem. 48-11 Nec transfusus est de vase in vas

TRANSGREDIOR.

Gen. 12- 8 Et inde transgrediens ad montem
32-31 Postquam transgressus est Phanuël
Num. 5- 6 Transgressi fuerint mandatum Domini
14-41 Cur, inquit, transgredimini verbum Domini
35-10 Dices... Quando transgressi fueritis Jord.
Deut. 6- 1 In terra, ad quam transgredimini possid.
9- 1 Audi, Israël : tu transgredieris hodie Jord.
17- 2 Et transgrediantur pactum illius
Josue. 4- 1 Quibus transgressis, dixit Dominus ad Josue
1 Reg. 2-24 Ut transgredi faciatis populum Domini
2 Reg. 15-23 Rex q. transgrediebatur torrentem Cedron
17-16 Sed absque dilatione transgredere
2 Par. 24-20 Quare transgredimini præceptum Domini
1 Esdr. 10-10 Vos transgressi estis, et duxistis uxor. alien.
2 Esdr. 1- 8 Cum transgressi fueritis, ego dispergam vos
Psal. 17-30 Et in Deo meo transgrediar murum
Psal. 103- 9 Termin. posuisti, quem non transgredientur
Prov. 22-28 Ne transgrediaris terminos antiquos
Eccli. 19-21 Et transgreditur legem Altissimi
23-24 Non fatigabitur transgrediens usq. ad finem
-25 Omnis homo qui transgreditur lectum suum
26-27 Et qui transgreditur a justitia ad peccatum
29-26 Peccator transgrediens mandatum Domini
31-10 Qui potuit transgredi, et non est transgressus
42-10 Ne cum viro commorata transgrediatur
Isai. 24- 5 Quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus
33-21 Neque trieris magna transgredietur eum
Osee. 6- 7 Ipsi a. sicut Adam transgressi sunt pactum
8- 1 Pro eo quod transgressi sunt fœdus meum
Malac. 2-11 Transgressus est Juda, et abominat. facta est
1 Mac. 2-22 Transgredientes legis nostræ mandata
5-52 Transgressi sunt Jordanem in campo magno
7-18 Transgressi sunt enim constitutum
Matth. 15- 2 Quare Discipuli t. transgrediuntur tradition.
- 3 Quare et vos transgredimini mandatum Dei

TRANSGRESSIO.

Josue. 22-16 Quæ est ista transgressio ?
1 Esdr. 9- 2 Manus etiam principum et magistratuum fuit in transgressione hac prima
- 4 Pro transgressione eorum qui de captivitate
10- 6 Lugebat enim transgressionem eorum
Isai. 59-13 Ut loqueremur calumn. et transgressionem
Thren. 3-19 Recordare paupertatis et transgressionis m.
Galat. 3-19 Propter transgressiones posita est

TRANSGRESSOR.

Isai. 24-16 Prævaricatione transgressorum prævaricati
48- 8 Et transgressorem ex utero vocavi te
53-12 Et ipse... pro transgressoribus rogavit
Ezech. 20-38 Et eligam de vobis transgressores et impios
Jacob. 2- 9 Redarguti a lege quasi transgressores
-11 Occides autem, factus es transgressor legis

TRANSIGO.

Gen. 15- 1 His itaque transactis, factus est sermo Do.
29-28 Et hebdomada transacta, Rachel duxit uxor.
41-53 Igitur transactis septem ubertatis annis
48- 1 His ita transactis, nuntiatum est Joseph
50-23 Quibus transactis, locutus est fratribus suis
2 Reg. 11-27 Transacto autem luctu, misit David
Tobiæ. 6-22 Transacta a. tertia nocte, accipies virginem
8- 4 Tertia autem transacta nocte, in nostro erimus conjugio
Judith. 7-25 Si a. transactis quinque diebus non venerit
8- 9 Quod transacto quinto die traderet civitat.
Esth. 9-27 Ut nulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere
13- 2 Vitam silentio transigentes
Eccli. 38-28 Architectus qui noctem tanq. diem transigit
Act. 25-13 Et cum dies aliquot transacti essent

TRANSILIO.

2 Reg. 22-30 In Deo meo transiliam murum
3 Reg. 18-26 Transiliebantque altare quod fecerant
2 Esdr. 4- 3 Transiliet murum eorum lapideum
Prov. 14-16 Stultus transilit, et confidit
Cant. 2- 8 Venit saliens in montib., transiliens colles
Eccli. 38-37 Et in ecclesiam non transilient

TRANSITUS.

Exod. 12-11 Est enim Phase (id est transitus) Domini
-27 Dicetis eis : Victima transitus Domini est
Num. 20-21 Ut concederet transitum per fines suos
Deut. 2-14 De Cadesbarne usque ad transitum torrentis
-28 Tantum est ut nobis concedas transitum
-30 Noluitque Sehon .. dare nobis transitum
32-49 In montem.. Abarim, id est, transituum
Judic. 11-17 Qui et ipse transitum præbere contempsit
12- 6 Apprehensum jugulabant in ipso Jordanis transitu
Judith. 2- 9 Frumentum... in transitu s. parari constit.
4- 5 Per quos viæ transitus esse poterat
Psal. 143-14 Non est ruina maceriæ, neque transitus
Sap. 2- 5 Umbræ enim transitus est tempus nostrum
5-12 Reclusus est, ut ignoretur transitus illius
17- 9 Transitu animalium et serpentium sibilatione commoti
19-16 Unusquisque transitum ostii sui quærebat
Eccli. 50- 8 Et quasi lilia quæ sunt in transitu aquæ
Isai. 30-32 Et erit transitus virgæ fundatus
1 Cor. 16- 7 Nolo enim vos modo in transitu videre

TRANSLATIO.

Hebr. 7-12 Necesse est ut et legis translatio fiat
11- 5 Ante translationem en. testimonium habuit
12-27 Declarat mobilium translationem, tanquam factorum

TRANSMEO.

Luc. 16-26 Non possint, neque inde huc transmeare

TRANSMIGRATIO.

4 Reg. 25-27 In anno trig. septimo transmigrationis Joac.
1 Par. 5-22 Habitav. pro eis usq. ad transmigrationem
1 Esdr. 1-11 Qui ascendebant de transmigratione Babyl.
6-16 Levitæ, et reliqui filiorum transmigrationis
-19 Fecer. a. filii Israël transmigrationis Pascha
-20 Universis filiis transmigrationis, et fratribus
-21 Qui reversi fuerant de transmigratione
8-35 Qui vener. de captiv. filii transmigrationis
10- 7 Missa est vox... omn. filiis transmigrationis
- 8 Ipse abjicietur de cœtu transmigrationis
-16 Feceruntque sic filii transmigrationis
Psal. 64- 1 Canticum Jeremiæ... pop. transmigrationis
Isai. 20- 4 Sic minabit.. et transmigrationem Æthiopiæ
Jerem. 1- 3 Usque ad transmigrationem Jerusalem
13-19 Translata est omnis Juda transmigratione perfecta
24- 5 Sic cognoscam transmigrationem Juda
28- 4 Et omnem transmigrationem Juda
- 6 Et omnis transmigratio de Babylone
29- 1 De Jerus. ad reliq. senior. transmigrationis
- 4 Hæc dicit Dom... omni transmigrationi
-16 Non s. egressi vobisc. in transmigrationem
-20 Audite verbum Dom., omnis transmigratio
-22 Ex eis maledictio om. transmigrationi Juda
-31 Mitte ad omnem transmigrationem, dicens
46-19 Vasa transmigrationis fac tibi, habitatrix
48- 7 Et ibit Chamos in transmigrationem
-11 Et in transmigrationem non abiit
49- 3 Melchom in transmigrationem ducetur
52-31 In trig. septimo anno transmigrationis Joac.
Ezech. 1- 2 Annus quintus transmigrationis regis Joac.
3-11 Et vade, ingredere ad transmigrationem
-15 Et veni ad transmigrationem, ad acervum
11-24 Adduxitq. in Chald. ad transmigrationem
-25 Locutus sum ad transmigrationem o. verba
12- 3 Fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis
-11 In transmigrationem et in captivitat. ibunt
33-21 In quinta mensis transmigrationis nostræ
40- 1 In vig. quinto anno transmigrationis nostræ
Dan. 2-25 Inveni hominem de filiis transmigrationis
Abdiæ. -20 Transmigratio exercitus hujus filiorum Isr. Transmigratio Jerus., quæ in Bosphoro est
Nahum. 3-10 Sed et ipsa in transmigrationem ducta est
Zach. 6-10 Sume a transmigratione ab Holdaï et a Tob.
Matth. 1-11 Et fratres ejus in transmigratione Babylonis
-12 Et post transmigrationem Babylonis
-17 Et a David usq. ad transmigrationem Babyl. Et a transmigratione Babyl. usq. ad Christ.

TRANSMIGRO.

Ps. L. 10- 2 Transmigra in montem sicut passer
Prov. 27- 8 Sicut avis transmigrans de nido suo
Isai. 49-21 Non pariens, transmigrata, et captiva
Jerem. 9-10 Usque ad pecora transmigraver. et recesser.
29- 7 Civitatis, ad quam transmigrare vos feci
-14 De loco, ad quem transmigrare vos feci
31-18 Audiens audivi Ephraïm transmigrantem
Thren. 4-22 Non addet ultra ut transmigret te
Ezech. 12- 3 Et transmigrabis per diem coram eis : transmigrabis autem de loco tuo
- 7 Vasa m. protuli quasi vasa transmigrantis
Amos. 6- 7 Nunc migrabunt in capite transmigrantium
2 Mac. 2- 1 Jussit eos ign. accipere qui transmigrabant Et ut mandavit transmigratis

TRANSMITTO.

Gen. 31-21 Amne transmisso pergeret contra montem
Levit. 25-46 Et hæreditario jure transmittetis ad posteros
Deut. 27- 3 Ut possis in eis scribere... Jord. transmisso
-12 Super montem Garizim, Jordane transmisso
30-18 Ad quam, Jordane transmisso, ingredieris
31-13 Ad quam vos, Jordane transmisso, pergitis
32-47 Ad quam, Jordane transmisso, ingrediemini
Josue. 2-23 Et, transmisso Jordane, venerunt ad Josue
Judic. 3-28 Vada Jordanis, quæ transmittunt in Moab
10- 9 Jordane transmisso, vastarent Jud. et Benj.
Tobiæ. 5-23 Baculum senectutis nostræ tulisti, et transmisisti a nobis

TRANSMUTATIO.

Jacob. 1-17 Apud quem non est transmutatio

TRANSNATO.

1 Mac. 9-48 Et transnataverunt ad eos Jordanem

TRANSNAVIGO.

Act. 20-16 Proposuerat e. Paulus transnavigare Ephes.

TRANSPLANTOR.

Jerem. 17- 8 Et erit quasi lignum quod transplantatur
Ezech. 19-13 Et nunc transplantata est in desertum
Luc. 17- 6 Eradicare, et transplantare in mare

TRANSPONO.

Act. 27- 6 In Italiam, transposuit nos in eam

TRANSPORTO.

Ezech. 17- 4 Et transportavit eam in terram Chanaan
2 Mac. 3- 7 Ut prædictam pecuniam transportaret

TRANSTRUM.

Ezech. 27- 6 Et transtra tua fecerunt tibi ex ebore Indico

TRANSVADOR.

Ezech. 47- 5 Prof. torrentis, qui non potest transvadari

TRANSVEHO.

Sap. 10-18 Et transvexit illos per aquam nimiam

TRANSVERBEROR.

Judith. 5-28 Tunc cum eisdem gladio transverberabitur

TRANSVERTO.

Sap. 4-12 Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sensum sine malitia
Eccli. 4- 1 Et oculos tuos ne transvertas a paupere

TRANSVOLO.

Prov. 26- 2 Sicut avis ad alia transvolans, et passer
Sap. 5-11 Aut tanquam avis, quæ transvolat in aëre Commotis alis transvolavit

TRECENTI, Æ, A.

Gen. 5-22 Et vixit, postquam genuit Mathusalam, trecentis annis
-23 Dies Henoch, trecenti sexaginta quinq. anni
6-15 Trecentorum cubitorum erit longitudo arcæ
9-28 Post diluvium trecentis quinquaginta annis
11-13 Postquam genuit Sale, trecentis tribus annis
14-14 Numeravit expeditos vernaculos s. trecentos
45-22 Benjamin vero dedit trecentos argenteos
Num. 1-23 Quinquaginta novem millia trecenti
2-13 Quinquaginta novem millia trecenti
3-50 Mille trecentorum sexaginta quinque siclor.
26-25 Sexaginta quatuor millia trecenti
31-36 Ovium trecenta triginta sept. millia quing.
-43 De ovibus trecentis triginta septem millibus quingentis
Judic. 7- 6 Qui... lambuerant aquas, trecenti viri
- 7 In trecentis viris qui lambuerunt aquas
- 8 Ipse cum trecentis viris se certamini dedit
-16 Divisitque trecentos viros in tres partes
-19 Et trecenti viri qui erant cum eo, in partem
-22 Et nihilominus insistebant trecenti viri
8- 4 Ad Jord., transivit eum cum trecentis viris
11-26 Juxta Jordanem, per trecentos annos
15- 4 Perrexitque et cepit trecentas vulpes
1 Reg. 11- 8 Fueruntque filiorum Israël trecenta millia
2 Reg. 2-31 Percusserunt de... trecentos sexaginta
21-16 Cuj. ferrum hastæ trecentas uncias append.
23-18 Qui levavit hastam suam contra trecentos
3 Reg 5-16 Numero trium millium et trecentorum
10-17 Et (*fecit*) trecentas peltas ex auro probato Trecentæ minæ auri unam pelt. vestiebant
11- 3 Reginæ septingentæ, et concubinæ trecentæ
4 Reg. 18-14 Indixit... regi Judæ trecenta talenta argenti
1 Par. 11-11 Ipse levavit hastam suam super trecentos
-20 Ipse levavit hastam suam contra trecentos
2 Par. 9-16 Trecenta quoque scuta aurea trecentorum aureorum, quibus tegebantur sing. scuta
14- 8 Habuit autem Asa... de Juda trecenta millia
- 9 Decies centena millia, et curribus trecentis
17-14 Et cum eo robustissimi viri trecenta millia
25- 5 Invenitque trecenta millia juvenum
26-13 Trecentorum et sept. millium quingentor.
35- 8 Dederunt sacerdotibus... et boves trecentos
1 Esdr. 2- 4 Filii Sephatia, trecenti septuaginta duo
-17 Filii Besaï, trecenti viginti tres
-32 Filii Harim, trecenti viginti
-34 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-58 Servor. Salomonis, trecenti nonaginta duo
-64 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-65 Erant septem millia trecenti triginta septem
8- 5 Filius Ezechiel, et cum eo trecenti viri
2 Esdr. 7- 9 Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo
-17 Filii Azgad, duo millia trecenti viginti duo
-22 Filii Hasem, trecenti viginti octo
-23 Filii Besaï, trecenti viginti quatuor
-35 Filii Harem, trecenti viginti
-36 Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque
-60 Filii servorum Salom., trecenti nonag. duo
-66 Quadraginta duo millia trecenti sexaginta
-67 Qui erant sept. millia trecenti triginta sept.
Esth. 9-15 Interfecti sunt in Susan trecenti viri
Ezech. 4- 5 Numero dierum trecentos et nonaginta dies
- 9 Trecentis et nonaginta diebus comedes ill.
Dan. 8-14 Usque ad vesperam et mane, dies duo millia trecenti
12-12 Pervenit usq. ad dies mille trecentos triginta
1 Mac. 8-15 Et quotidie consulebant trecentos viginti
11-28 Et promisit ei talenta trecenta
2 Mac. 4- 8 Promittens ei argenti talenta trecenta sexag.
-19 Portantes argenti didrachmas trecentas
-24 Superpon. Jasoni talenta argenti trecenta
13- 2 Habentem... currus cum falcibus trecentos
Marc. 14- 5 Poterat enim unguentum istud venumdari plus quam trecentis denariis
Joan. 12- 5 Quare hoc ung. non veniit trecentis denariis

TREDECIM.

Gen. 17-25 Et Ismaël filius tredecim annos impleverat
Num. 29-13 Offeretisque... vitulos de armento tredecim
-14 Qui sunt simul vituli, tredecim
Josue. 19- 6 Civitates tredecim, et villæ earum
21- 4 De tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin, civitates tredecim
- 6 In Basan, civitates numero tredecim
-19 Civitates filior. Aaron sacerdotis, tredecim
-33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim
3 Reg. 7- 1 Domum autem suam ædificavit Salomon tredecim annis
1 Par. 6-60 O. civitates, tredecim, per cognationes suas
-62 De tribu Manasse in Basan, urbes tredecim
26-11 Omnes hi filii, et fratres Hosa, tredecim
Ezech. 40-11 Et longitudinem portæ, tredecim cubitorum

TREMO.

1 Reg. 15-32 Oblatus est ei Agag pinguissim. et tremens
1 Esdr. 10- 9 Trementes pro peccato et pluviis
Tobiæ. 12-16 Et trementes ceciderunt super terram
Job. 4- 4 Et genua trementia confortasti
Psal. 75- 9 Terra tremuit et quievit
103-32 Qui respicit terram, et facit eam tremere
Isai. 66- 2 Ad quem autem respiciam, nisi ad pauperculum... et trementem sermones meos?
- 5 Audite... qui tremitis ad verbum ejus
Jerem. 48- 1 Confusa est fortis, et tremuit
Dan. 5-19 Tribus et linguæ tremebant, et metuebant
10-11 Cumque dixisset mihi... steti tremens
Marc. 5-33 Mulier vero timens et tremens... venit
Act. 9- 6 Et tremens, ac stupens dixit: Domine

TREMEBUNDUS.

Sap. 17- 9 Sibilatione commoti, tremebundi peribant
Hebr. 12-21 Dixit: Exterritus sum, et tremebundus

TREMEFACTUS.

Act. 7-32 Tremefactus autem Moyses, non audebat
16-29 Tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes
24-25 Tremefactus Felix respondit: Quod nunc

TREMISCO.

Dan. 6-26 Tremiscant et paveant Deum Danielis

TREMOR.

Gen. 9- 2 Et terror vester ac tremor sit super cuncta
Exod. 15-15 Robustos Moab obtinuit tremor
Tobiæ. 2- 5 Manducavit panem cum luctu et tremore
13- 6 Et cum timore et tremore confitemini illi
Judith. 4- 2 Tremor et horror invasit sensus eorum
11- 9 Tremor tuus super ipsos est
14-17 Intolerab. timor et tremor cecidit super eos
15- 1 Solo tremore et metu agitati, fugæ præsidium sumunt
Job. 4-14 Pavor tenuit me, et tremor, et om. ossa mea
21- 6 Pertimesco, et concutit carnem m. tremor
Psal. 2-11 Et exultate ei cum tremore
47- 7 Tremor apprehendit eos
54- 6 Timor et tremor venerunt super me
Eccli. 16-19 Conspexerit illa Deus, tremore concutientur
Isai. 33-14 Possedit tremor hypocritas
Jerem. 49-24 Versa est in fugam, tremor apprehendit eam
Baruc. 3-33 Et vocavit illud, et obedit illi in tremore
1 Mac. 7-18 Et incubuit timor et tremor in omnem pop.
13- 2 Videns quia in tremore populus est
2 Mac. 15-23 In timore et tremore magnitud. brachii tui
Marc. 16- 8 Invaserat enim eas tremor et pavor
1 Cor. 2- 3 Et ego in... et tremore multo fui apud vos
2 Cor. 7-15 Quomodo cum tim. et tremore excepistis ill.
Ephes. 6- 5 Servi, obed. te... cum timore et tremore
Philip. 2-12 Cum metu et tremore v. salutem operamini

TREPIDATIO.

2 Mac. 3-14 Per universam civitatem erat trepidatio

TREPIDO.

Psal. 13- 5 Trepidaverunt timore, ubi non erat timor
26- 1 Dom. protector vitæ meæ, a quo trepidabo
52- 6 Trepidaverunt timore, ubi non erat timor
Eccli. 34-16 Qui timet Dominum nihil trepidabit
1 Mac. 16- 6 Et vidit populum trepidantem ad transfret.

TREPIDUS, UM.

Eccli. 22-23 Sicut cor trepidum in cogitatione fatui
Ezech. 7-16 Quasi columbæ convallium omnes trepidi

TRES, TRIA.

Gen. 6-10 Et genuit tres filios, Sem, Cham, et Japheth
7-13 Et tres uxores filiorum ejus cum eis
9-19 Tres isti filii sunt Noe
11-13 Vixitq. Arphaxad... trecentis tribus annis
-15 Vixitque Sale... quadringentis tribus annis
15- 9 Sume... mihi... et arietem annorum trium
18- 2 Apparuerunt ei tres viri stantes prope eum
- 6 Accelera, tria sata similæ commisce
29- 2 Tres q. greges ovium accubantes juxta eum
-34 Eo quod pepererim ei tres filios
30-36 Posuit spatium itineris trium dier. inter se
38-24 Ecce a. post tres menses nuntiaverunt Judæ
40-10 (*Vitem*,) in qua erant tres propagines
-12 Tres propagines, tres adhuc dies sunt
-16 Quod tria canistra farinæ haberem super caput meum
-18 Tria canistra, tres adhuc dies sunt
42-17 Tradidit ergo illos custodiæ tribus diebus
46-15 Animæ filiorum ejus et filiarum, triginta tres
Exod. 2- 2 Peperit filium... abscondit tribus mensibus
3-18 Ibimus viam trium dierum in solitudinem
5- 3 Ut eamus viam trium dier. in solitudinem
6-18 Anni q. vitæ Caath, centum triginta tres
8-27 Viam trium dier. pergemus in solitudinem
10-22 Factæ sunt tenebræ horribiles.. tribus dieb.
15-22 Ambulaveruntq. tribus diebus per solitud.
21-11 Si tria ista non fecerit, egredietur gratis
23-14 Tribus vicibus per singulos annos mihi festa celebrabitis
25-32 Tres ex uno latere, et tres ex altero
-33 Tres scyphi quasi in nucis modum per cal. Tres similiter scyphi instar nucis in calamo
-35 Sphærulæ sub duobus calamis per tria loca
27- 1 Id est quadrum, et tres cubitos in altitud.
-14 Columnæque tres, et bases totidem
-15 Columnæ tres, et bases totidem
32-28 Cecideruntque in die illa quasi viginti tria millia hominum
34-23 Tribus temporibus anni apparebit omne
37-18 Tres calami ex parte una, et tres ex altera
-19 Tres scyphi in nucis modum per calamos Et tres scyphi instar nucis in calamo altero
-21 Sphærulæ sub duobus calamis per loca tria
38- 1 Fecit et altare... quinque cubitorum per quadrum, et trium in altitudine
-14 Quindecim cubitos columnarum trium, cum basibus suis, unum tenebat latus
-15 Tentoria, columnæque tres, et bases totidem
-25 De sexcentis tribus millibus, et quingentis
Levit. 12- 4 Ipsa vero triginta tribus diebus manebit
14-10 Assumet... et tres decimas similæ in sacrif.
25-21 Et faciet fructus trium annorum
27- 6 Dabuntur quinque sicli: pro fœmina, tres
Num. 3-43 Viginti duo millia ducenti septuaginta tres
-46 In pretio a. ducentorum septuaginta trium
4-44 Et inventi sunt tria millia ducenti
10-33 Profecti sunt ergo... viam trium dierum Per dies tres providens castrorum locum
12- 4 Egredimini vos tantum tres ad tabernacul.
15- 9 Dabis per singulos boves similæ tres decimas
28-12 Et tres decimas similæ oleo conspersæ
-20 (*Offeretisq.*) tres decimas per singulos vit.
-28 Similæ oleo consp. tres decimas per singul.
29- 3 Similæ oleo consp. tres decimas per singul.
- 9 Similæ oleo consp. tres decimas per singul.
-14 Similæ oleo conspersæ tres decimas per vit.
33- 8 Et ambulantes tribus diebus per desertum
35-14 Tres erunt trans Jordanem, et tres in terra
Deut. 4-41 Separavit Moyses tres civitates trans Jord.
16-16 Tribus vicibus per annum apparebit omne
17- 6 In ore duorum aut trium testium peribit
19- 2 Tres civitates separabis tibi in medio terræ
- 3 Et in tres æqualiter partes totam terræ tuæ provinciam divides
- 7 Tres civitates æqualis inter se spatii dividas
- 9 Addes tibi tres alias civitates, et supradictarum trium urbium numer. duplicabis
-15 Sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum
Josue. 2-16 Ibique latitate tribus diebus, donec redeant
-22 Et manserunt ibi tres dies, donec reverter.
3- 1 Om. filii Israël, et morati sunt ibi tres dies
7- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant
- 4 Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum
9-16 Post dies a. tres initi fœderis, audierunt
15-14 Delevitque ex ea Caleb tres filios Enac
21-32 Cum suburbanis suis, civitates tres
Judic. 1-20 Moyses, qui delevit ex ea tres filios Enac
7-16 Divisitque trecentos viros in tres partes

Judic. 7-20 Cumque... in tribus personarent locis
9-22 Regnavit.. Abimelech sup. Isr. tribus annis
-43 Tulit exercitum s. et divisit in tres turmas
14-14 Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere
15-11 Descenderunt ergo tria millia virorum
16-15 Per tres vices mentitus es mihi
-27 Circiter tria millia utriusque sexus spect.
19- 4 Mansitq.gener in domo soceri tribus diebus
Ruth. 2-17 Invenit hordei quasi ephi mensuram, id est, tres modios
1 Reg. 1-24 In vitulis tribus, et tribus modiis farinæ
2-21 Concepit, et peperit tres filios et duas filias
10- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes ad Deum in Bethel, unus portans tres hædos, et alius tres tortas panis
11-11 Constituit Saül populum in tres partes
13- 2 Et elegit sibi Saul tria millia de Israel
-17 De castris Philisthinorum tres cunei
17-13 Abierunt a. tres filii ejus majores post Saül
Nomina trium filiorum ej., qui perrexerunt
-14 Tribus ergo majoribus secutis Saülem
20-20 Et ego tres sagittas mittam juxta eum
24- 3 Assumens ergo Saül tria millia electorum
25- 2 Erantque ei oves tria millia, et mille capræ
26- 2 Cum eo tria millia virorum de electis Israel
30-12 Non enim comederat panem, neque biberat aquam, tribus diebus, et tribus noctibus
31- 6 Mortuus est ergo Saül, et tres filii ejus
- 8 Et invenerunt Saül et tres filios ej. jacentes
2 Reg. 2-18 Erant autem ibi tres filii Sarviæ
5- 5 In Jerus. a. regnavit triginta tribus annis
6-11 Et habitavit arca Domini in domo Obededom Gethæi tribus mensibus
13-38 Cum.. venisset in Gessur, fuit ibi tribus an.
14-27 Nati sunt autem Absalom filii tres
18-14 Tulit ergo tres lanceas in manu sua
21- 1 Fames in diebus David tribus annis jugiter
23- 8 In cathedra sapientiss. princeps inter tres
- 9 Filius patrui ejus Ahohites inter tres fortes
-13 Necnon et ante descenderant tres
-16 Irruperunt ergo tres fortes castra Philisth.
-17 Hæc fecerunt tres robustissimi
-18 Abisai quoque... princeps erat de tribus
Quos interfecit, nominatus in tribus
-19 Et inter tres nobilior, eratque eor. princeps
Sed usque ad tres primos non pervenerat
-23 Et ipse nominatus inter tres robustos
Verumtamen usque ad tres non pervenerat
24-12 Trium tibi datur optio, elige unum
-13 Aut tribus mensibus fugies adversarios tuos
Aut certe tribus diebus erit pestilentia
3 Reg. 2-11 (*Regnavit David*) in Jerus., triginta tribus
-39 Factum est a. post annos tres, ut fugerent
4-32 Locutus est q. Salomon tria millia parabol.
5-16 Numero trium millium et trecentorum
6-36 Et ædificavit atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum
7-12 Et atrium majus rotundum, trium ordinum
-25 E quibus tres respiciebant ad Aquilonem, et tres ad Occidentem, et tres ad Meridiem, et tres ad Orientem
-26 Grossitudo a. luteris, trium unciarum erat
-27 Fecit decem bases... trium cubitorum altit.
9-25 Offerebat quoque Salomon tribus vicibus per annos singulos holocausta
10-22 Semel per tres annos ibat in Tharsis
15- 2 Tribus annis regnavit in Jerusalem
17-21 Mensus est super puerum tribus vicibus
22- 1 Transierunt igitur tres anni absque bello
4 Reg. 2-17 Cum quæsissent tribus diebus, non inven.
3-10 Heu, heu, heu, congregavit nos Do. tres reg.
-13 Quare congregavit Dominus tres reges hos
9-32 Inclinav. se ad eum duo vel tres eunuchi
13-18 Cum percussisset tribus vicibus, et stetisset
-19 Nunc autem tribus vicibus percuties eam
-25 Tribus vicibus percussit eum Joas
17- 5 Samariam, obsedit eam tribus annis
18-10 Nam post annos tres, anno sexto Ezechiæ
23-31 Viginti trium annorum erat Joachaz
Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
24- 1 Et factus est ei Joakim servus tribus annis
- 8 Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
25-17 Et capitellum æreum... trium cubitorum
-18 Tulit quoque princeps... et tres janitores
1 Par. 2- 3 Hi tres nati sunt ei de filia Sue Chananitide
-16 Filii Sarviæ: Abisaï, Joab, et Asael, tres
-22 Possedit viginti tres civitates in terra Galaad
3- 4 Triginta a. et tribus annis regnavit in Jerus.
-23 Elioënaï, et Ezechias, et Ezricam, tres
7- 6 Filii Benj.: Bela, et Becor, et Jadiel, tres
10- 6 Interiit ergo Saül, et tres filii ejus
11-12 Ahohites, qui erat inter tres potentes
-15 Descenderunt a. tres de triginta principibus
-18 Tres ergo isti per media castra Philisthinor.
1 Par. 11-19 Hæc fecerunt tres robustissimi
-20 Frater Joab ipse erat princeps trium
Et ipse erat inter tres nominatissimus
-21 Et inter tres secundos inclytus, et princeps
Verumt. usq. ad tres primos non pervenerat
-24 Qui erat inter tres robustos nominatissimus
-25 Verumtamen ad tres usque non pervenerat
12-27 Joiada... et cum eo tria millia septingenti
-29 De filiis a. Benj. fratribus Saül, tria millia
-39 Fueruntque ibi apud David tribus diebus
13-14 Arca Dei in domo Obededom tribus mensib.
21-10 Hæc dicit Dom.: Trium tibi optionem do
-12 Aut tribus annis famem: aut tribus mensibus te fugere hostes tuos
Aut tribus diebus gladium Dom. et pestil.
23- 8 Princeps Jahiel, et Zethan, et Joël, tres
- 9 Filii Semeï: Salomith, et Hoziel, et Aran, tres
-23 Filii Musi: Moholi, et Eder, et Jerimoth, tres
25- 5 Deditque Deus Heman... et filias tres
29- 4 Tria millia talenta auri de auro Ophir
-27 Regnavit... in Jerusal. annis triginta tribus
2 Par. 2- 2 Præpositosque eorum tria millia sexcentos
-17 Et inventi sunt... et tria millia sexcenti
-18 Tria a. millia et sexcentos præpositos oper.
4- 4 Quorum tres respiciebant ad Aquilonem, et alii tres ad Occidentem: porro tres alii Meridiem, et tres... Orientem
- 5 Capiebatque tria millia metretas
6-13 Habentem... et tres cubitos altitudinis
9-21 Siquidem naves regis ibant in Tharsis... semel in annis tribus
10- 5 Qui ait: Post tres dies revertimini ad me
11-17 Et confirmaverunt Roboam..per tres annos
Ambulaverunt enim in viis David et Salomonis, annis tantum tribus
13- 2 Tribus annis regnavit (*Abia*) in Jerusalem
20-25 Non possent, nec per tres dies spolia auferre
25-13 Interfectis tribus millibus, diripuit prædam
29-33 Sacrificaveruntq. Dom... et oves tria millia
31-16 Exceptis maribus ab annis tribus et supra
35- 7 Dedit... boum quoque tria millia
36- 2 Viginti trium annorum erat Joachaz
Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem
- 9 Tribus mensibus ac decem diebus regnavit
1 Esdr. 2-17 Filii Besaï, trecenti viginti tres
-25 Filii.. et Beroth, septingenti quadrag. tres
-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
-35 Filii Senaa, tria millia sexcenti triginta
-36 Filii Jadaïa... nongenti septuaginta tres
6- 4 Ordines de lapidibus impolitis tres
8-15 Et mansimus ibi tribus diebus
-32 Venimus Jer., et mansimus ibi tribus diebus
10- 8 Et omnis qui non venerit in tribus diebus
- 9 Convenerunt... in Jerusalem tribus diebus
2 Esdr 2-11 Et veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus
7-29 Viri... et Beroth, septingenti quadrag. tres
-32 Viri Bethel et Haï, centum viginti tres
-38 Filii Senaa, tria millia nongenti triginta
-39 Filii Idaïa... nongenti septuaginta tres
Tobiæ. 3-10 Et tribus diebus, et tribus noctibus non manducavit, neque bibit
6-18 Per tres dies continens esto ab ea
8- 4 Quia his tribus noctibus Deo jungimur
12-22 Tunc prostrati per horas tres in faciem
Judith. 8- 4 Vidua jam annis tribus, et mensibus sex
16-24 Et per tres menses gaudium hujus victoriæ
Esth. 4-16 Et non bibatis tribus diebus et tribus noct.
Job. 1- 2 Natique sunt ei septem filii, et tres filiæ
- 3 Septem millia ovium, et tria millia camel.
- 4 Et mittentes vocabant tres sorores suas
-17 Et dixit: Chaldæi fecerunt tres turmas
2-11 Igitur audientes tres amici Job omne malum
32- 1 Omiserunt a. tres viri isti respondere Job
- 5 Quod tres respond. non potuissent, iratus est
33-29 Hæc omnia operatur Deus tribus vicibus
42-13 Et fuerunt ei septem filii et tres filiæ
Prov. 30-15 Tria sunt insaturabilia, et quartum
-18 Tria sunt difficilia mihi, et quartum penitus
-21 Per tria movetur terra, et quartum
-29 Tria sunt quæ bene gradiuntur, et quartum
Eccli. 25- 1 In tribus placitum est spiritui meo
- 3 Tres species odivit anima mea, et aggravor
26- 5 A tribus timuit cor meum, et in quarto
Isai. 5-10 Triginta modii sementis facient modios tres
16-14 In tribus annis... auferetur gloria Moab
17- 6 Excussio oleæ duarum vel trium olivarum
20- 3 Trium annorum signum et portentum erit
40-12 Quis appendit tribus digitis molem terræ?
Jerem. 36-23 Cumque legisset Judi tres pagellas vel quat.
52-24 Et tulit... et tres custodes vestibuli
-28 In anno sept., Judæos tria millia et vig. tres
Ezech. 14-14 Et si fuerint tres viri isti in medio ejus
-16 Tres viri isti si fuerint in ea, vivo ego
-18 Et tres viri isti fuerint in medio ej.: vivo ego
40-10 Ad viam Orientalem, tres hinc et tres inde
Ezech. 40-10 Mensura una trium, et mensura una front.
-21 Et thalamos ejus tres hinc, et tres inde
-48 Et mensus est... latitudinem portæ trium cubitorum hinc, et trium cubitorum inde
41- 6 Latera autem, latus ad latus, bis triginta tria
-16 Et ethecas in circuitu per tres partes
-22 Altaris lignei trium cubitorum altitudo
48-31 Portæ tres a Septentrione, porta Ruben una
-32 Et portæ tres, porta Joseph una, porta Benj.
-33 Portæ tres, porta Simeonis una, porta Issac.
-34 Et portæ eorum tres, porta Gad una
Dan. 1- 5 Ut enutriti tribus annis, postea starent
3-23 Hi tres, id est, Sidrach, Misach, et Abden.
-51 Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant
-91 Nonne tres viros misimus in medium ignis
6- 2 Et super eos principes tres, ex quibus Daniel
-10 Tribus temporibus in die flectebat genua s.
-13 Sed tribus temporibus per diem orat
7- 5 Tres ordines erant in ore ej., et in dentib. ej.
- 8 Et tria de cornibus primis evulsa sunt
-20 Ante quod ceciderant tria cornua
-24 Potentior erit prior., et tres reges humiliabit
10- 2 Lugebam trium hebdomadarum diebus
- 3 Donec complerentur trium hebdomad. dies
11- 2 Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside
Amos. 1- 3 Super tribus sceleribus Damasci, et super quatuor non convertam eum
- 6 Sup. tribus sceleribus Gazæ, et sup. quatuor
- 9 Sup. tribus sceleribus Tyri, et sup. quatuor
-11 Super tribus sceleribus Edom, et sup. quat.
-13 Super tribus sceleribus filiorum Ammon
2- 1 Super tribus sceleribus Moab, et sup. quat.
- 4 Super tribus sceleribus Juda, et sup. quat.
- 6 Super tribus sceleribus Israël, et sup. quat.
4- 4 Et afferte... tribus diebus decimas vestras
- 7 Cum adhuc tres menses superessent
- 8 Et venerunt duæ et tres civitates ad unam
Jonæ. 2- 1 In ventre piscis tribus dieb. et tribus noctib.
3- 3 Ninive erat civitas magna itinere trium dier.
Zach. 11- 8 Et succidi tres pastores in mense uno
1 Mac. 4- 6 Apparuit Judas in campo cum tribus millib.
-15 Et ceciderunt ex illis usq. ad tria millia vir.
5-20 Et partiti sunt Simoni viri tria millia, ut iret
-22 Ceciderunt de gentibus fere tria millia vir.
-24 Et abierunt viam trium dierum per desert.
-33 Et venit tribus ordinibus post eos
7-40 Applicuit in Adarsa cum tribus millibus viris
9- 5 Et Judas... et tria millia viri electi cum eo
10-30 Ne accipiatur a terra Juda, et a tribus civit.
-34 Et tres dies ante diem solemnem, et tres dies post diem solemn., sint omn. immunitatis
-38 Et tres civitates, quæ additæ sunt Judææ
-77 Apollonius, et admovit tria millia equitum
11-28 Ut immunem faceret Jud. et tres toparch.
-34 Et tres civitates Lydan, et Ramathan
-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum
-74 Et ceciderunt de alienigenis in die illa tria millia virorum
12-47 Retinuit autem secum tria millia virorum
2 Mac. 4-40 Lysimachus armatis fere tribus millibus
-44 Detulerunt missi tres viri a senioribus
12-33 Exivit autem cum peditibus tribus millibus
Matth. 12-40 Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus: sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus
13-33 Mulier abscondit in farinæ satis tribus
17- 4 Si vis, faciamus hic tria tabernacula
18-16 Ut in ore duorum vel trium testium stet
-20 Ubi enim sunt duo vel tres congregati
27-63 Dixit adhuc vivens: Post tres dies resurgam
Marc. 8-31 Oportet Fil. hom.. et post tres dies resurgere
9- 4 Faciamus tria tabernacula, tibi unum
15-29 Dicentes: Vah, qui destruis templum Dei, et in tribus diebus reædificas?
Luc. 1-56 Mansit a. Maria cum illa quasi mens. tribus
4-25 Quando clausum est cœlum annis tribus
9-33 Faciamus tria tabernacula, unum tibi
10-36 Quis horum trium videtur tibi proximus
11- 5 Amice, commoda mihi tres panes
12-52 Divisi, tres in duos, et duos in tres
13- 7 Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens
-21 Acceptum mulier absc. in farinæ sata tria
Joan. 2-19 Et in tribus diebus excitabo illud
-20 Et tu in tribus diebus excitabis illud?
21-11 Traxit rete in terram, plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus
Act. 2-41 Appositæ sunt... animæ circiter tria millia
5- 7 Factum est a. quasi horarum trium spatium
7-20 Nutritus est tribus mensibus in domo patr.
9- 9 Et erat ibi tribus diebus non videns
10-19 Dixit Spiritus ei: Ecce viri tres quærunt te
11-11 Ecce viri tres confestim astiterunt in domo
17- 2 Et per sabbata tria disserebat eis de Script.
19- 8 Cum fiducia loquebatur per tres menses

Act. 20- 3 Ubi cum fecisset menses tres, factæ sunt
28-11 Post menses a. tres navigavimus in navi
-15 Usque ad Appii forum ac tres Tabernas
1 Cor. 13-13 Nunc a. manent, fides, spes, charitas, tria
14-27 Loquitur, secundum duos, aut ut mult. tres
-29 Prophetæ autem duo, aut tres dicant
2 Cor. 13- 1 In ore duorum vel trium testium stabit
Galat. 1-18 Deinde post annos tres veni Jerosolymam
1 Tim. 5-19 Nisi sub duobus aut tribus testibus
Hebr. 10-28 Duobus vel tribus testibus moritur
11-23 Occultatus est mensibus tribus a parentib. s.
Jacob. 5-17 Non pluit annos tres et menses sex
1 Joan. 5- 7 Quoniam tres sunt, qui testimonium dant
Et hi tres unum sunt
- 8 Et tres sunt qui testimonium dant in terra
Spir., et aqua, et sang. : et hi tres unum s.
Apoc. 6- 6 Et tres bilibres hordei denario
8-13 De cæteris vocibus trium Angelorum
9-18 Ab his tribus plagis occisa est tertia pars
11- 9 Et videbunt... corpora eorum per tres dies
-11 Et post dies tres et dimidium, spiritus vitæ
16-13 Spiritus tres immundos in modum ranarum
-19 Facta est civitas magna in tres partes
21-13 Ab Oriente portæ tres, et ab Aquilone
portæ tres, et ab Austro portæ tres, et ab
Occasu portæ tres

TRIBULA.

1 Par. 20- 3 Fecit super eos tribulas et trahas... transire
21-23 Boves do in holocaustum, et tribulas in ligna

TRIBULATIO.

Gen. 35- 3 Exaudivit me in die tribulationis meæ
42-21 Idcirco venit super nos ista tribulatio
Deut. 4-29 Et tota tribulatione animæ tuæ
1 Reg. 10-19 Salvavit vos de univ. malis et tribulationibus
2 Reg. 22- 7 In tribulatione mea invocabo Dominum
3 Reg. 22-27 Et sustentate eum pane tribulationis
4 Reg. 19- 3 Dies tribulationis et increpationis.. dies iste
2 Par. 20- 9 Et clamabimus ad te in tribulationibus nost.
2 Esdr. 9-27 In tempore tribulationis suæ clamaverunt
-37 Et in tribulatione magna sumus
Tobiæ. 3-13 Et in tempore tribulationis peccata dimittis
-21 Si autem in tribulatione fuerit, liberabitur
13-19 Liberavit... a cunctis tribulationibus ejus
Judith. 8-22 Et per multas tribulationes probatus
-23 Per multas tribulationes transierunt fideles
13-25 Propt. angustias et tribulationem generis tui
Esth. 11- 8 Fuitque dies illa... tribulationis et angustiæ
14-12 Ostende te nobis in tempore tribulationis n.
Job. 5-19 In sex tribulationibus liberabit te
7-11 Loquar in tribulatione spiritus mei
15-24 Terrebit eum tribulatio, et angustia vallabit
36-15 Et revelabit in tribulatione aurem ejus
-19 Depone magnitudinem t. absq. tribulatione
Psal. 4- 2 In tribulatione dilatasti mihi
9-10 Adjutor in opportunitatibus, in tribulatione
H. 10- 1 Despicis in opportunitatib., in tribulatione
17- 7 In tribulatione mea invocavi Dominum
19- 2 Exaudiat te Dominus in die tribulationis
21-12 Quoniam tribulatio proxima est
24-17 Tribulationis cordis mei multiplicatæ sunt
-22 Libera, Deus, Israel, ex o. tribulationibus s.
31- 7 Tu es refugium meum a tribulatione
33- 5 Ex omnibus tribulationibus meis eripuit me
- 7 De omnibus tribulationibus ej. salvavit eum
-18 Ex omnib. tribulationibus eor. liberavit eos
-20 Multæ tribulationes justorum
36-39 Et protector eorum in tempore tribulationis
43-24 Oblivisceris inopiæ nostræ et tribulationis n.
45- 2 Adj. in tribulationibus quæ invenerunt nos
49-15 Et invoca me in die tribulationis
53- 9 Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me
54- 4 A voce inimici, et a tribulatione peccatoris
58-17 Et refugium meum, in die tribulationis meæ
59-13 Da nobis auxilium de tribulatione
65-11 Posuisti tribulationes in dorso nostro
-14 Et locutum est os meum in tribulatione mea
70-20 Quantas ostendisti mihi tribulationes mult.
76- 3 In die tribulationis meæ Deum exquisivi
77-49 Misit in eos... et iram et tribulationem
80- 8 In tribulatione invocasti me, et liberavi te
85- 7 In die tribulationis meæ clamavi ad te
90-15 Cum ipso sum in tribulatione
106-39 Et vexati sunt a tribulatione malorum
107-13 Da nobis auxilium de tribulatione
114- 3 Tribulationem et dolorem inveni
117- 5 De tribulatione invocavi Dominum
118-143 Tribulatio et angustia invenerunt me
137- 7 Si ambulavero in medio tribulationis
141- 3 Tribulationem meam ante ipsum pronuntio
142-11 Educes de tribulatione animam meam
Prov. 1-27 Quando venerit super vos tribulatio
Eccli. 2-13 Et remittet in die tribulationis peccata
3-17 Et in die tribulationis commemorabitur tui
4-19 Cruciabit illum in tribulatione doctrinæ suæ
6- 8 Et non permanebit in die tribulationis
22-29 In tempore tribulationis illius permane illis
fidelis
27- 6 Et homines justos tentatio tribulationis
35-26 Misericordia Dei, in tempore tribulationis
37- 4 In tempore tribulationis adversarius erit
40-24 Fratres in adjutorium in temp. tribulationis
51- 5 De portis tribulationum quæ circumded. me
-14 Ut non derelinquat me in die tribulationis
Isai. 5-30 In terram, et ecce tenebræ tribulationis
8-22 Et ecce tribulatio et tenebræ
22-18 Coronans coronabit te tribulatione
25- 4 Factus es..fortitudo egeno in tribulatione s.
26-16 In tribulatione murmuris doctrina tua eis
30- 6 In terra tribulationis et angustiæ leæna
33- 2 Et salus nostra in tempore tribulationis
37- 3 Dies tribulationis et correptionis... dies hæc
46- 7 De tribulatione non salvabit eos
63- 9 In o. tribulatione eorum non est tribulatus
Jerem. 6-24 Tribulatio apprehendit nos, dolores
14- 8 Salvator ejus in tempore tribulationis
15-11 Si non occurri tibi... in temp. tribulationis
16-19 Do... et refugium meum in die tribulationis
30- 7 Tempusque tribulationis est Jacob
Osee. 6- 1 In tribulatione sua mane consurgent ad me
Abdiæ. -14 Non concludes reliq. ej. in die tribulationis
Jonæ. 2- 3 Clamavi de tribulatione mea ad Dominum
Nahum. 1- 7 Dominus, et confortans in die tribulationis
- 9 Non consurget duplex tribulatio
Habac. 3-16 Ut requiescam in die tribulationis
Soph. 1-15 Dies iræ dies illa, dies tribulationis
Zach. 8-10 Neque exeunti erat pax præ tribulatione
1 Mac. 5-16 Fratribus suis, qui in tribulatione erant
6-11 In quantam tribulationem deveni!
9-27 Et facta est tribulatio magna in Israël
12-13 Nos a. circumdederunt multæ tribulationes
13- 5 Non mihi contingat parcere animæ meæ in
omni tempore tribulationis
2 Mac. 1- 7 Nos Judæi scripsimus vobis in tribulatione
Matth. 13-21 Facta a. tribulatione... continuo scandaliz.
24- 9 Tunc tradent vos in tribulationem
-21 Erit e. tunc tribulatio magna, qualis non fuit
-29 Statim a. post tribulationem dierum illorum
Marc. 4-17 Deinde orta tribulatione... scandalizantur
13-19 Erunt enim dies illi tribulationes tales
-24 Post tribulationem illam sol contenebrabit.
Act. 7-10 Eripuit eum ex omnib. tribulationibus ejus
-11 Venit autem fames... et tribulatio magna
11-19 Illi quid. qui dispersi fuerant a tribulatione
14-21 Per multas tribulationes oportet nos intrare
20-23 Et tribulationes Jerosolymis me manent
Rom. 2- 9 Tribulatio et angustia in omnem animam
5- 3 Sed et gloriamur in tribulationibus, scientes
quod tribulatio patientiam operatur
8-35 Quis ergo nos separabit a charitate Christi?
tribulatio? an angustia? an fames?
12-12 In tribulatione patientes: Orationi instantes
1 Cor. 7-28 Tribulationem tamen carnis habebunt hu-
jusmodi
2 Cor. 1- 4 Qui consolatur nos in o. tribulatione nostra
- 8 De tribulatione nostra, quæ facta est in Asia
2- 4 Nam ex multa tribulatione... scripsi vobis
4- 8 In omnibus tribulationem patimur
-17 Momentaneum et leve tribulationis nostræ
6- 4 In tribulationibus, in necessitatibus
7- 4 Superabundo gaudio in omni tribulatione n.
- 5 Sed omnem tribulationem passi sumus
8- 2 Quod in multo experimento tribulationis
-13 Non enim ut aliis sit remissio, vobis autem
tribulatio
Ephes. 3-13 Ne deficiatis in tribulationibus m. pro vobis
Philip. 4-14 Benefecistis, communicantes tribulationi m.
1 Thes. 1- 6 Excipientes verbum in tribulatione multa
3- 3 Ut nemo moveatur in tribulationibus istis
- 4 Prædicebamus vobis passuros nos tribula-
tiones
- 7 In omni necessitate et tribulatione nostra
2 Thes. 1- 4 Et in... tribulationibus, quas sustinetis
- 6 Retribuere tribulationem iis qui vos tribul.
1 Tim. 5-10 Si tribulationem patientibus subministravit
Hebr. 10-33 Oppr. et tribulationibus spectaculum facti
Jacob. 1-27 Visitare pupillos et viduas in tribulatione
Apoc. 1- 9 Et particeps in tribulatione et regno
2- 9 Scio tribulationem tuam et paupertatem t.
-10 Et habebitis tribulationem diebus decem
-22 In tribulatione maxima erunt
7-14 Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna

TRIBULO.

Psal. 3- 2 Do, quid multiplicati sunt qui tribulant me?
12- 5 Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero
22- 5 Adversus eos, qui tribulant me
26- 2 Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati
-12 Ne tradideris me in animas tribulantium me
30-10 Miserere mei, Domine, quoniam tribulor
33-19 Juxta est Dom. iis qui tribulato sunt corde
41-11 Exprobraverunt mihi qui tribulant me
55- 2 Tota die impugnans tribulavit me
59-14 Et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos
68-18 Quoniam tribulor, velociter exaudi me
-21 In consp. tuo sunt omnes qui tribulant me
77-42 Die qua redemit eos de manu tribulantis
80-15 Super tribulantes eos misissem manum m.
101- 3 In quacumq. die tribulor, inclina ad me aur.
105-11 Et operuit aqua tribulantes eos
-42 Et tribulaverunt eos inimici eorum
-44 Vidit cum tribularentur: et audivit oration.
106- 6 Clamaverunt ad Domin. cum tribularentur
-13 Clamaverunt ad Domin. cum tribularentur
-19 Clamaverunt ad Domin. cum tribularentur
-28 Clamaverunt ad Domin. cum tribularentur
118-157 Multi qui persequuntur me, et tribulant me
119- 1 Ad Dominum, cum tribularer, clamavi
142-12 Et perdes omnes qui tribulant animam m.
Isai. 19-20 Clamabunt e. ad Dom. a facie tribulantis
51-13 A facie furoris ejus qui te tribulabat
Ubi nunc est furor tribulantis?
63- 9 In omni tribulatione eor. non est tribulatus
Jerem. 10-18 Et tribulabo eos ita ut inveniantur
30-20 Visitabo adversum omnes qui tribulant eum
Thren. 1- 5 Ducti sunt in captiv. ante faciem tribulantis
-20 Vide, Domine, quoniam tribulor
Amos. 3-11 Tribulabitur, et circuietur terra
Soph. 1-14 Vox diei Dom. amara, tribulabitur ibi fortis
-17 Et tribulabo homines, et ambulabunt ut cæci
1 Mac. 10-46 Quam fecer. in Is., et tribulaverat eos valde
2 Cor. 1- 6 Sive a. tribulamur pro vestra exhortatione
2 Thes. 1- 6 Retribuere tribulat. iis qui vos tribulant
- 7 Vobis qui tribulamini, requiem nobiscum

TRIBULUS.

Gen. 3-18 Spinas et tribulos germinabit tibi
Judic. 8- 7 Conteram carnes vest. cum spinis tribulisq.
-16 Tulit ergo... et spinas deserti ac tribulos
Job. 31-40 Pro frumento oriatur mihi tribulus
Eccli. 43-21 Dum gelaverit, fiet tanq. cacumina tribuli
Osee. 10- 8 Lappa et tribulus ascendet super aras eor.
Matth. 7-16 Numquid colligunt... aut de tribulis ficus?
Hebr. 6- 8 Proferens a. spinas ac tribulos, reproba est

TRIBUNAL.

3 Reg. 7- 7 Porticum q. solii, in qua tribunal est, fecit
4 Reg. 9-13 Sub pedibus ejus, in similitud. tribunalis
11-14 Vidit regem stantem super tribunal
2 Par. 34-31 Et stans in tribunali suo, percussit fœdus
2 Mac. 13-26 Tunc ascendit Lysias tribunal, et exposuit
Matth. 27-19 Sedente a. illo pro tribunali, misit ad eum
Joan. 19-13 Adduxit foras Jesum, et sedit pro tribunali
Act. 12-21 Sedit pro tribunali, et concionabatur ad eos
18-12 Et adduxerunt eum ad tribunal
-16 Et minavit eos a tribunali
-17 Percutiebant eum ante tribunal
25- 6 Et altera die sedit pro tribunali
-10 Dixit a. Paulus: Ad tribunal Cæsaris sto
-17 Sequenti die sedens pro tribunali, jussi
Rom. 14-10 Omnes enim stabimus ante tribunal Christi
2 Cor. 5-10 Nos manifestari oportet ante tribunal Chr.

TRIBUNUS.

Exod. 18-21 Et constitue ex eis tribunos, et centuriones
-25 Constituit eos principes populi, tribunos
Num. 31-14 Iratusq. Moyses.. tribunis et centurionibus
-48 Et tribuni, centurionesque, dixerunt
-52 A tribunis et centurionibus
Deut. 1-15 Constitui eos principes, tribunos et centur.
1 Reg. 8-12 Et constituet sibi tribunos et centuriones
17-18 Decem formellas casei has deferes ad tri-
bunum
18-13 Et fecit eum tribunum super mille viros
22- 7 Et univ. vos faciet tribunos et centuriones
2 Reg. 18- 1 Constituit super eos tribunos et centuriones
1 Par. 13- 1 Iniit autem consilium David cum tribunis
15-25 Et tribuni, ierunt ad deportandam arcam
26-26 Tribuni, et centuriones, et duces exercitus
27- 1 Principes familiar., tribuni, et centuriones
28- 1 Convocavit... tribunos quoq. et centuriones
29- 6 Tribuni quoq., et centuriones, et principes
2 Par. 1- 2 Præcepitque... tribunis et centurionibus
25- 5 Et constituit eos per familias, tribunosque
Judith. 14-11 Sed cum venissent ejus duces ac tribuni
1 Mac. 3-55 Constituit Judas duces populi, tribunos
16-19 Et tribunis misit epistolas, ut venirent ad se
Marc. 6-21 Natalis sui cœnam fecit princip. et tribunis
Joan. 18-12 Cohors ergo, et tribunus, et ministri Jud.
Act. 21-31 Nuntiatum est tribuno cohortis
-32 Qui cum vidissent tribunum et milites
-33 Tunc accedens tribunus apprehendit eum
-37 Dicit tribuno: Si licet mihi loqui aliq. ad te?
22-24 Jussit tribunus induci eum in castra

Act. 22-26 Quo audito, centurio accessit ad tribunum
-27 Accedens autem tribunus, dixit illi
-29 Tribunus quoque timuit postquam rescivit
23-10 Timens tribunus ne discerperetur Paulus
-15 Ergo vos notum facite tribuno cum concilio
-17 Adolescentem hunc perduc ad tribunum
-18 Ille quid. assumens eum, duxit ad tribunum
-19 Apprehendens a. tribunus manum illius
-22 Tribunus igitur dimisit adolescentem
24- 7 Superveniens autem tribunus Lysias
-22 Cum tribunus Lysias descenderit, audiam
25-23 Cum... introissent in auditor. cum tribunis
Apoc. 6-15 Reges terræ, et principes, et tribuni
19-18 Ut manducetis... et carnes tribunorum

TRIBUO.

Gen. 24-46 Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum
33-11 Et quam donavit mihi Deus tribuens omnia
34-12 Postul., et libenter tribuam quod petieritis
Exod. 16-29 Die sexta tribuit vobis cibos duplices
35-26 Sponte propria cuncta tribuentes
Levit. 23-38 Ex voto, vel quæ sponte tribuetis Domino
Num. 11-29 Quis tribuat ut omnis populus prophetet
33-54 Ut sors ceciderit, ita tribuetur hæreditas
Deut. 2-28 Aquam pecunia tribue, et sic bibemus
3-20 Donec requiem tribuat Dominus fratribus vestris, sicut vobis tribuit
28-12 Ut tribuat pluviam terræ tuæ in tempore suo
Josue. 21- 8 Dederuntque... singulis sorte tribuentes
Judic. 16-16 Spatium ad quietem non tribuens, defecit
1 Reg. 24-18 Tu enim tribuisti mihi bona
2 Reg. 18-33 Quis mihi tribuat ut ego moriar pro te
3 Reg. 5-11 Hæc tribuebat Sal. Hiram per sing. annos
4 Reg. 18-30 Neque fiduciam vobis tribuat super Dom.
1 Esdr. 7-23 Tribuatur diligenter in domo Dei cœli
2 Esdr. 5-18 Vina diversa, et alia multa tribuebam
Tobiæ. 4- 9 Si multum tibi fuerit, abundanter tribue
Judith. 12- 2 Manducare ex his, quæ mihi præcipis tribui
Esth. 14-13 Tribue sermonem compositum in ore meo
Job. 6- 8 Et quod expecto, tribuat mihi Deus
10-12 Vitam et misericordiam tribuisti mihi
14-13 Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno proteg.
19-23 Quis mihi tribuat ut scribantur serm. mei?
23- 3 Quis mihi tribuat ut cognoscam et inveniam
29- 2 Quis mihi tribuat, ut sim juxta menses prist.
31-35 Quis mihi tribuat auditorem
36- 6 Et judicium pauperibus tribuit
Psal. 12- 6 Cantabo Domino qui bona tribuit mihi
15- 7 Qui tribuit mihi intellectum
19- 5 Tribuat tibi secundum cor tuum
20- 3 Desiderium cordis ejus tribuisti ei
- 5 Et tribuisti ei longitudinem dierum in sæcul.
27- 4 Secundum opera manuum eor. tribue illis
36-21 Justus autem miseretur et tribuet
Prov. 4- 2 Donum bonum tribuam vobis
19- 6 Multi... amici sunt dona tribuentis
21-26 Qui aut. justus est, tribuet, et non cessabit
-31 Dominus autem salutem tribuit
26- 8 Ita qui tribuit insipienti honorem
27-24 Sed corona tribuetur in generationem
29-15 Virga atque correptio tribuit sapientiam
30- 8 Tribue tantum victui meo necessaria
Eccle. 5-18 Potestatemque ei tribuit ut comedat ex eis
6- 2 Nec tribuit ei potestatem Deus ut comedat
7-13 Quod vitam tribuunt possessori suo
Isai. 36-15 Et non vobis tribuat fiduciam Ezechias
66- 9 Si ego, qui generationem cæteris tribuo
Jerem. 3-19 Et tribuam tibi terram desiderabilem
Ezech. 11-19 Spiritum novum tribuam in visceribus eor.
Dan. 11-21 Et non tribuetur ei honor regius
1 Mac. 11-53 Secundum beneficia quæ sibi tribuerat
14-10 Et civitatibus tribuebat alimonias
2 Mac. 1-35 Et accipiens manu sua, tribuebat eis
15- 2 Sed honorem tribue diei sanctificationis
Luc. 6-30 Omni autem petenti te, tribue
Rom. 12- 8 Qui tribuit in simplicitate, qui præest
1 Cor. 12-24 Abundantiorem tribuendo honorem
Galat. 3- 5 Qui ergo tribuit vobis spiritum, et operatur
Ephes. 4-28 Ut habeat unde tribuat necessitatem patienti
1 Tim. 6-18 Bene agere... facile tribuere, communicare

TRIBUS.

Gen. 25-16 Duodecim principes tribuum suarum
27-29 Adorent te tribus : esto dominus fratrum t.
28-14 BENEDICENTUR IN TE...cunctæ tribus terræ
49-16 Judicabit populum s., sicut et alia tribus
-28 Omnes hi in tribubus Israël duodecim
Exod. 24- 4 Duodecim titulos per duodecim tribus Isr.
28-21 Nominibus singulorum per duodecim tribus
31- 2 Vocavi... filium Uri filii Hur de tribu Juda
- 6 Ooliab filium Achisamech de tribu Dan
35-30 Vocavit Dom... Beseleel... de tribu Juda
-34 Ooliab quoque... de tribu Dan
38-22 Quæ Beseleel...de tribu Juda...compleverat
-23 Socio Ooliab filio Achisamech de tribu Dan
Exod. 39-14 Sculpti erant nominibus duodecim tribuum
Levit. 24-11 Mater ej. Salumith, filia Dabri de tribu Dan
Num. 1- 4 Eruntque vobiscum principes tribuum
-16 Principes multitudinis per tribus et cognationes suas
-47 Levitæ autem in tribu familiarum suarum
-49 Tribum Levi noli numerare
2- 5 Juxta eum castrametati sunt de tribu Iss.
- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab
-12 Juxta eum castrametati sunt de tribu Sim.
-14 In tribu Gad princeps fuit Eliasaph
-20 Et cum eis tribus filiorum Manasse
-22 In tribu filior. Benj. princeps fuit Abidan
-27 Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser
-29 De tribu filior. Nephth. princeps fuit Ahira
3- 6 Applica tribum Levi, et fac stare in consp.
7- 2 Capita famil., qui erant per singulas tribus
-12 Nahasson filius Aminadab de tribu Juda
-18 Nathanael filius Suar, dux de tribu Issachar
10-15 In tribu filior. Issachar fuit princeps Nathan.
-16 In tribu Zabulon erat princeps Eliab
-19 In tribu a. fil. Simeon, princeps fuit Salamiel
-20 Porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph
-23 In tribu a. filior. Manasse princeps fuit Gam.
-24 Et in tribu Benjamin erat dux Abidan
-26 In tribu a. filior. Aser erat princeps Phegiel
-27 In tribu fil. Nephthali princeps fuit Ahira
13- 3 Mitte viros... singulos de singulis tribubus
- 5 De tribu Ruben, Sammua filium Zechur
- 6 De tribu Simeon, Saphat filium Huri
- 7 De tribu Juda, Caleb filium Jephone
- 8 De tribu Issachar, Igal filium Joseph
- 9 De tribu Ephraïm, Osee filium Nun
-10 De tribu Benjamin, Phalti filium Raphu
-11 De tribu Zabulon, Geddiel filium Sodi
-12 De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi
-13 De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli
-14 De tribu Aser, Sthur filium Michael
-15 De tribu Nephthali, Nahabi filium Vapsi
-16 De tribu Gad, Guël filium Machi
17- 2 Accipe... a cunctis principibus tribuum
- 3 Nomen autem Aaron erit in tribu Levi
- 6 Dederunt... virgas per singulas tribus
18- 2 Et fratres tuos de tribu Levi...sume tecum
24- 2 Vidit Israël in tentoriis commorantem per tribus suas
25-14 Dux de cognatione et tribu Simeonis
26-55 Sors terram tribubus dividat et familiis
30- 2 Locutus est ad principes tribuum fil. Israël
31- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur
- 5 Dederuntque millenos de singulis tribubus
32-28 Principibus familiarum per tribus Israël
-33 Dedit itaque... et dimidiæ tribui Manasse
33-54 Per tribus et familias possessio dividetur
34-13 Quam jussit Dominus dari novem tribubus et dimidiæ tribui
-14 Tribus enim filiorum Ruben per familias suas, et tribus filiorum Gad juxta cognationum numerum, media quoque tribus
-15 Id est, duæ semis tribus, acceper. partem s.
-18 Et singuli principes de tribubus singulis
-19 De tribu Juda, Caleb filius Jephone
-20 De tribu Simeon, Samuel filius Ammiud
-21 De tribu Benjamin, Elidad filius Chaselon
-22 De tribu filiorum Dan, Bocci filius Jogli
-23 De tribu Manasse, Hanniel filius Ephod
-24 De tribu Ephraïm, Camuel filius Sephtan
-25 De tribu Zabulon, Elisaphan filius Pharnach
-26 De tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan
-27 De tribu Aser, Ahiud filius Salomi
-28 De tribu Nephthali, Phedael filius Ammiud
36- 3 Quas si alterius tribus hom. uxores acceper. Et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur
- 5 Ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est
- 6 Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus
- 7 Ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum
Viri ducent uxores de tribu et cognatione sua
- 8 Fœminæ de eadem tribu maritos accipient
- 9 Nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
-12 Mansit in tribu et familia patris earum
Deut. 1-13 Conversatio sit probata in tribubus vestris
-15 Tulique de tribubus vestris viros sapientes
-23 Misi ex vobis duodecim viros, singulos de tribubus suis
3-13 Tradidi mediæ tribui Manasse o. regionem
-16 Tribubus Ruben et Gad dedi de terra Galaad
4-43 Quæ sita est in terra camp. de tribu Ruben Et Ramoth in Galaad, quæ est in tribu Gad Golan in Basan, quæ est est in tribu Manasse
5-23 Accessistis ad me, omnes principes tribuum
10- 8 Separavit tribum Levi, ut portaret arcam
12- 5 Quem elegerit Do... de cunctis tribubus v.
Deut. 12-14 In una tribuum tuarum offeres hostias
16-18 Magistros constitues... per singulas tribus t.
17-18 Accipiens exempl. a sacerd. Leviticæ tribus
18- 1 Levitæ, et omnes qui de eadem tribu sunt
- 5 Ipsum e. elegit Do... de cunctis tribubus t.
29- 8 Ac tradidimus.. et dimidiæ tribui Manasse
-10 Principes vestri, et tribus, ac majores natu
-18 Familia aut tribus, cujus cor aversum est
-21 Et consumat eum in perditionem ex omnibus tribubus Israel
31-28 Congregate ad me omnes.. per tribus vestras
33- 5 Congregatis principib. pop. cum tribubus
Josue. 1-12 Et Gaditis et dimidiæ tribui Manasse ait
3-12 Parate duodecim viros de tribubus Israël, singulos per singulas tribus
4- 2 Elige duodec. viros singulos per sing. tribus
- 4 Quos elegerat.. singulos de singulis tribubus
-12 Dimidia tribus Manasse, armati præcedeb.
7- 1 Charmi, filii Zabdi, filii Zare, de tribu Juda
-14 Accedetisq. mane singuli per tribus vestras Quamcumq. tribum sors invenerit, accedet
-16 Surgens itaq. Josuë mane, applicuit Israël per tribus suas, et inventa est tribus Juda
-18 Invenit Achan fil. Charmi... de tribu Juda
11-23 Et tradidit eam in possessionem filiis Israel secundum partes et tribus suas
12- 6 Tradiditque... dimidiæ tribui Manasse
- 7 Tradiditque eam Josuë... tribubus Israël
13- 7 Et nunc divide terram in possessionem novem tribubus, et dimidiæ tribui Manasse
-14 Tribui autem Levi non dedit possessionem
-15 Dedit ergo Moyses possessionem tribui filiorum Ruben
-24 Deditq. Moyses tribui Gad... possessionem
-29 Dedit et dimidiæ tribui Manasse... possess.
-33 Tribui autem Levi non dedit possessionem
14- 1 Et principes familiarum per tribus Israël
- 2 Sicut præceperat Dom. in manu Moysi, novem tribubus, et dimidiæ tribui
- 3 Duabus enim tribubus, et dimidiæ dederat
- 4 Filii Joseph in duas divisi tribus
15-20 Hæc est possessio tribus filiorum Juda
16- 8 Hæc est possessio tribus filiorum Ephraïm
17- 1 Cecidit autem sors tribui Manasse
-10 Et conjungantur sibi in tribu Aser ab Aquilone, et in tribu Issachar ab Oriente
18- 2 Remanserant a. filior. Israël septem tribus
- 4 Eligite de singulis tribubus ternos viros
- 7 Et dimidia tribus Manasse, jam acceperant
19-16 Hæc est hæreditas tribus filiorum Zabulon
-24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser
-39 Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali
-40 Tribui filior. Dan... egressa est sors septima
-48 Hæc est possessio tribus filiorum Dan
-49 Dividere terram singulis per tribus suas
-51 Et principes famil. ac tribuum filiorum Isr.
20- 8 Statuerunt Bosor, quæ sita est in campestri solitudine, de tribu Ruben, et Ramoth in Galaad de tribu Gad, et Gaulon in Basan de tribu Manasse
21- 1 Per singulas tribus filiorum Israël
- 4 De tribubus Juda, et Simeon, et Benjamin
- 5 Qui superfuerant de tribubus Ephraïm, et Dan, et dimidia tribu Manasse
- 6 Ut acciperent de tribubus Issachar et Aser... dimidiaque tribu Manasse in Basan
- 7 De tribubus Ruben, et Gad, et Zabulon
- 9 De tribubus filiorum Juda et Simeon
-16 Civitates novem de tribubus, ut dictum est
-17 De tribu autem filiorum Benjamin
-21 De tribu Ephraïm urbes confugii, Sichem
-23 De tribu quoque Dan, Eltheco et Gabathon
-25 Porro de dimidia tribu Manasse, Thanach
-27 De dimidia tribu Manasse confugii civitates
-28 Porro de tribu Issachar, Cesion et Dabereth
-30 De tribu autem Aser, Masal et Abdon
-32 De tribu quoq. Nephthali, civitates confugii
-34 De tribu Zabulon, Jecnam et Cartha
-36 De tribu Ruben ultra Jord. contra Jericho
-37 De tribu Gad civitates confugii Ramoth
22- 1 Et Gaditas, et dimidiam tribum Manasse
- 7 Dimidiæ a. tribui Manasse, possessionem
- 9 Filii Gad, et dimidia tribus Manasse
-11 Et Gad, et dimidiæ tribus Manasse
-14 Decem principes cum eo, singulos de singulis tribubus
-15 Dimidiæ tribus Manasse, in terram Galaad
-21 Filii Ruben et Gad, et dimidia tribus Manasse
-30 Filiorum Ruben, et Gad, et dimidiæ tribus Manasse
24- 1 Congregavitque Josuë omnes tribus Israël
Judic. 15-10 Dixeruntque ad eos de tribu Juda : Cur
18- 1 Et tribus Dan quærebat possessionem sibi Inter cæteras tribus sortem non acceperat

Judic. 18-19 Ut sis sacerdos in domo unius viri, an in una tribu
-30 Filii Moysi,ac filios ejus sacerd. in tribu Dan
19-14 Sol juxta Gabaa, quæ est in tribu Benjamin
20- 2 Omnesq. anguli populor., et cunctæ tribus
-10 Eligantur e centum ex omnibus tribubus
-12 Miserunt nuntios ad omnem tribum Benj.
21- 3 Ut hodie una tribus auferretur ex nobis
- 5 Ascendit in exercitu Do. de univ. tribubus
- 6 Cœperunt dicere : Ablata est tribus una
- 8 Quis est de universis tribubus Israel
-15 Egit pœnit. super interfectione unius tribus
-17 Providendum est, ne una tribus deleatur
-24 Filii quoque Israel reversi sunt per tribus
1 Reg. 2-28 Elegi eum ex omnibus tribubus Israël
9-21 Filius Jemini ego sum, de minima tribu Isr. Novissima inter om. familias de tribu Benj.
10-19 State coram Domino per tribus vestras
-20 Applicuit Samuel omnes tribus Israël, et cecidit sors tribus Benjamin
-21 Applicuit tribum Benjamin et cognationes
15-17 Nonne...caput in tribubus Israel factus es ?
2 Reg. 5- 1 Venerunt universæ tribus Israël ad David
7- 7 Loquens locutus sum ad unam de tribubus
15- 2 Ex una tribu Israel ego sum servus tuus
-10 Misit...exploratores in universas tribus Isr.
19- 9 Populus certabat in cunctis tribubus Israël
20-14 Ille transierat per omnes tribus Israël
24- 2 Perambula omnes tribus Israël a Dan
3 Reg. 7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali
8- 1 Majores natu Isr. cum principibus tribuum
-16 Non elegi civitatem de universis tribubus
11-13 Tribum unam dabo filio tuo, propter David
-31 Scindam regnum.. et dabo tibi decem tribus
-32 Una tribus remanebit ei propter servum Civitatem, quam elegi ex omnibus tribubus
-35 Auferam autem...et dabo tibi decem tribus
-36 Filio autem ejus dabo tribum unam
12-20 Nec secutus est quisq.. præter tribum Juda
-21 Universam domum Juda, et tribum Benj.
14-21 Ut poneret nomen s. ibi ex omnibus tribubus
18-31 Duodecim lapides juxta numerum tribuum
4 Reg. 17-18 Non remansit... nisi tribus Juda tantummodo.
21- 7 In Jerusal., quam elegi de cunctis tribubus
1 Par. 5- 6 Beera filius... fuit princeps in tribu Ruben
-18 Filii Ruben et Gad, et dimidiæ tribus Man.
-23 Filii q. dimidiæ tribus Man., possederunt
-26 Ruben et Gad, et dimidiam tribum Manasse
6-60 De tribu a. Benjamin, Gabee et suburbana
-61 Dederunt ex dimidia tribu Manasse in poss.
-62 Filiis Gersom per cognationes suas, de tribu Issachar, et de tribu Aser, et de tribu Nephthali, et de tribu Manasse in Basan
-63 Filiis a. Merari per cognat. suas, de tribu Ruben, et de tribu Gad, et de tribu Zab.
-65 Dederuntque per sortem, ex tribu filiorum Juda, et ex tribu filiorum Simeon, et ex tribu filiorum Benjamin, urbes has
-66 Civitates in terminis eor. de tribu Ephraïm
-70 Porro ex dimidia tribu Manasse, Aner
-71 De cognatione dimidiæ tribus Manasse
-72 De tribu Issachar, Cedes et suburbana
-74 De tribu vero Aser : Masal cum suburbanis
-76 De tribu Nephthali, Cedes in Galilæa
-77 De tribu Zabulon, Remmono et suburbana
-78 De tribu Ruben, Bosor in solitudine
-80 Necnon et de tribu Gad, Ramoth in Galaad
12-31 Et ex dimidia tribu Manasse, decem et octo
-32 Reliqua tribus eorum consilium sequebatur
-37 Dimidia parte tribus Manasse, instructi
23-14 Moysi... filii annumerati sunt in tribu Levi
26-32 Rubenitis, et Gaditis, et dimidiæ tribui Ma.
27-16 Porro tribubus præerant Israël, Rubenitis
-20 Dimidiæ tribui Manasse Joel filius Phadaïæ
-21 Dimidiæ tribui Manasse in Galaad, Jaddo
28- 1 Omnes principes Israël, duces tribuum
29- 6 Principes familiarum, et proceres tribuum
2 Par. 5- 2 Majores natu Is., et cunctos princ. tribuum
6- 5 Non elegi civitatem de cunctis tribubus Isr.
12-13 Nomen suum ibi, de cunctis tribubus Isr.
33- 7 Jerus., quam elegi de cunctis tribubus Isr.
1 Esdr. 6-17 Duodecim, juxta numerum tribuum Israël
Tobiæ. 1- 1 Tobias ex tribu et civitate Nephthali
- 4 Cumq. esset junior omnibus in tribu Nepht.
- 9 Accepit uxorem Annam de tribu sua
-11 In civitatem Niniven cum omni tribu sua
-17 Cum... videret, qui erat ex tribu ejus
2- 2 Vade, et adduc aliquos de tribu nostra
5-16 De qua domo, aut de qua tribu es tu ?
6-11 Raguël nomine, vir propinquus de tribu tua
7- 3 Ex tribu Nephthali sumus, ex captivitate
Judith. 6-11 Filius Micha de tribu Simeon, et Charmi
Esth. 11- 2 Filii Semei, filii Cis, de tribu Benjamin
Job. 37-13 Sive in una tribu, sive in terra sua
Psal. 71-17 Benedicentur in ipso omnes tribus terræ
77-55 Habitare fecit in tabernaculis eor. tribus Is.
-67 Et repulit... et tribum Ephraïm non elegit
-68 Sed elegit tribum Juda, montem Sion
104-37 Non erat in tribubus eorum infirmus
121- 4 Illuc e. ascenderunt tribus, tribus Domini
Prov. 24-24 Maledicent eis populi, et detestabuntur eos tribus
Eccli. 16- 5 Inhabitabitur patria, tribus imp. deseretur
36-13 Congrega omn. tribus Jacob : ut cognoscant
44-26 Divisit illi partem in tribubus duodecim .
45- 7 Excelsum fecit.. et similem sibi de tribu Levi
-13 In memoriam secundum numerum tribuum
-31 David regi filio Jesse de tribu Juda
48-10 Cor patris ad fil., et restituere tribus Jacob
Isai. 43- 9 Congregatæ sunt simul et collectæ s. tribus
49- 6 Ut sis mihi servus ad suscitandas tribus
51- 4 Popule meus; et tribus mea, me audite
63-17 Propter servos tuos, tribus hæreditatis tuæ
Ezech. 37-19 Et tribus Israel, quæ sunt ei adjunctæ
45- 8 Dabunt domui Israël, secundum tribus eor.
47-13 Possidebitis terram in duodecim tribubus
-21 Dividetis terram istam vobis per tribus Is.
-22 Divident possession. in medio tribuum Isr.
-23 In tribu autem quacumque fuerit advena
48- 1 Et hæc nomina tribuum a finibus Aquilonis
-19 Operabuntur eam ex omnibus tribubus Israël
-23 Et reliquis tribubus : A plaga Orientali
-29 Terra, quam mittetis in sortem tribubus Is.
-31 Portæ civitatis ex nominibus tribuum Israël
Dan. 3- 4 Vobis dicitur populis, tribubus, et linguis
- 7 Cadentes omnes populi, tribus, et linguæ
-96 Decretum, ut om. populus, tribus, et lingua
5-19 Univ. populi, tribus, et linguæ, tremebant
6-25 Darius rex scripsit univ. populis, tribubus
7-14 Omnes populi, tribus,et linguæ ipsi servient
Osee. 5- 9 In tribubus Israël ostendi fidem
Mich. 6- 9 Audite, tribus, et quis approbabit illud ?
Habac. 3- 9 Juramenta tribubus quæ locutus es
Zach. 9- 1 Oculus hominis et omnium tribuum Israël
2 Mac. 3- 4 Simon autem de tribu Benjamin præpositus
Matth. 19-28 Judicantes duodecim tribus Israël
24-30 Tunc plangent o. tribus terræ : et videbunt
Luc. 2-36 Anna prophetissa fil. Phanuël, de tribu Aser
22-30 Super thronos judicantes duodecim tribus
Act. 13-21 Saül filium, Cis virum de tribu Benjamin
26- 7 In quam duodec. tribus nostræ, nocte ac die
Rom. 11- 1 Sum ex semine Abraham, de tribu Benjam.
Philip. 3- 5 Ex genere Isr., de tribu Benjamin, Hebræus
Hebr. 7-13 De alia tribu est, de qua nullus altari
-14 In qua tribu nihil de sacerdotibus
Jacob. 1- 1 Duodecim tribubus, quæ sunt in dispersione
Apoc. 1- 7 Plangent se super eum omnes tribus terræ
5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
- 9 Ex o. tribu, et lingua, et populo, et natione
7- 4 Signati ex omni tribu filiorum Israël
- 5 Ex tribu Juda, duodecim millia signati : Ex tribu Ruben, duodecim millia signati Ex tribu Gad, duodecim millia signati
- 6 Ex tribu Aser, duodecim millia signati Ex tribu Nephthali, duodecim millia signati Ex tribu Manasse, duodecim millia signati
- 7 Ex tribu Simeon, duodecim millia signati Ex tribu Levi, duodecim millia signati Ex tribu Issachar, duodecim millia signati
- 8 Ex tribu Zabulon, duodecim millia signati Ex tribu Joseph, duodecim millia signati Ex tribu Benjamin, duodecim millia signati
- 9 Ex omnib. gentibus, et tribubus, et populis
11- 9 Videbunt de tribubus, et populis, et linguis
13- 7 Potestas in omnem tribum et populum
14- 6 Super omnem gentem et tribum
21-12 Quæ sunt nomina duodecim tribuum fil. Is.

TRIBUTARIUS, A, UM.

Josue. 16-10 In medio Ephraïm usque in diem hanc tributarius
17-13 Subjecerunt Chananæos, et fecerunt sibi tributarios
Judic. 1-28 Fecit eos tributarios, et delere noluit
-30 Chananæus... factusque est ei tributarius
-33 Fueruntque ei Bethsamitæ et Bethanitæ tributarii
-35 Domus Joseph, factusque est ei tributarius
3 Reg. 9-21 Fecit Salomon tributarios usq. in diem hanc
2 Par. 8- 8 Subjugavit Salomon in tributarios
Esth. 10- 1 Et cunctas maris insulas fecit tributarias
1 Mac. 13-39 Si quid aliud erat tributarium in Jerusalem, jam non sit tributarium

TRIBUTUM.

Gen. 49-15 Factusque est tributis serviens
Deut. 20-11 Salvabitur, et serviet tibi sub tributo
1 Reg. 17-25 Domum patris ejus faciet absque tributo
2 Reg. 8- 1 Tulit David frenum tributi de manu Philist.
- 2 Factusq. est Moab Dav. serviens sub tributo
8- 6 Factaq. est Syria David serviens sub tributo
20-24 Aduram vero super tributa : porro Josaphat
3 Reg. 4- 6 Et Adoniram filius Abda super tributa
11-28 Præfectum super tributa universæ domus
12-18 Misit ergo..Aduram, qui erat super tributa
4 Reg. 17- 3 Osee servus, reddebatque illi tributa
- 4 Misisset nuntios... ne præstaret tributa regi
2 Par. 18-10 Misitque... Aduram, qui præerat tributis
1 Esdr. 4-13 Muri ejus instaurati, tributum, et vectigal
-20 Tributum quoque, et vectigal, et reditus accipiebant
6- 8 De tributis, quæ dantur de regione trans fl.
7-24 Tributum, et annonas, non habeatis potestatem imponendi
2 Esdr. 5- 4 Mutuo sumamus pecunias in tributa regis
Prov. 12-24 Quæ autem remissa est, tributis serviet
Isai. 14- 4 Quomodo cessavit exactor,quievit tributum
Thren. 1- 1 Princeps provinciarum facta est sub tributo
1 Mac. 1- 5 Et facti sunt illi in tributum
-30 Misit rex principem tributorum in civitates
3-29 Tributa regionis modica propter dissension.
-31 Accipere tributa regionum, et congregare
8- 2 Obtinuerunt eos, et duxerunt sub tributum
- 4 Cæteri a. dant eis tributum omnibus annis
- 7 Statuerunt ei ut daret ipse...tributum magn.
10-29 Absolvo vos et omnes Judæos a tributis
-31 Et decimæ et tributa ipsius sint
-33 Relinquo... ut omnes a tributis solvantur
11-35 Alia quæ ad nos pertinebant decimarum et tributorum
15-30 Tributa locorum, in quibus dominati estis
-31 Et tributorum civitatum alia talenta quing.
16-18 Traderet ei... et civitates eorum, et tributa
2 Mac. 8-10 Ut regi tributum... de captivitate Judæorum suppleret
-36 Promiserat Romanis se tributum restituere
Matth. 17-24 Reges terræ a quibus accipiunt tributum
Marc. 12-14 Licet dari tributum Cæsari , an non
Luc. 20-22 Licet nobis tributum dare Cæsari, an non ?
23- 2 Et prohibentem tributa dare Cæsari
Rom. 13- 6 Ideo enim et tributa præstatis
- 7 Cui tributum, tributum : cui vectigal, vectigal

TRICLINIUM.

1 Reg. 9-22 Introduxit eos in triclinium, et dedit eis
4 Reg. 11- 2 Furata est eum... et nutricem ej. de triclinio
Esth. 2-13 De triclinio fœminarum ad regis cubiculum

TRICO.

Eccli. 32-15 Hora surgendi, non te trices : præcurre aut.

TRIDENS.

Num. 4-14 Fuscinulas ac tridentes, uncinos et batilla
1 Reg. 2-13 Habebat fuscinulam tridentem in manu sua
13-21 Et ligonum, et tridentum, et securium
4 Reg. 25-14 Trullas, et tridentes, et scyphos, et mortar.

TRIDUUM.

Josue. 20- 5 Nec ante biduum, triduumve
Judith. 12- 6 Ad adorandum Deum suum, per triduum
2 Mac. 5-14 Erant a. toto triduo octog. millia interfecti
13-12 Cum fletu et jejuniis,per triduum continuum
Matth. 15-32 Misereor turbæ, quia triduo jam persever.
26-61 Possum... et post triduum reædificare ill.
27-40 Vah, qui... et in triduo illud reædificas
Marc. 8- 2 Quia ecce jam triduo sustinent me, nec hab.
14-58 Per triduum aliud non manu fact. ædificabo
Luc. 2-46 Post triduum invenerunt illum in templo
Act. 25- 1 Post triduum ascendit Jerosolymam
28- 7 Qui nos suscipiens triduo benigne exhibuit
-12 Cum venissemus Syr., mansimus ibi triduo

TRIENNIS.

Gen. 15- 9 Sume, inquit, mihi vaccam triennem

TRIENNIUM.

2 Mac. 4-23 Post triennii tempus misit Jason Menelaüm
7-27 Et lac triennio dedi, et alui
14- 1 Sed post triennii tempus, cognovit Judas
Act. 20-31 Per triennium nocte et die non cessavi

TRIERIS.

Num. 24-24 Venient in trieribus de Italia, superabunt
Isai. 33-21 Neque trieris magna transgredietur eam
Ezech 30- 9 Egredientur nuntii a facie mea in trieribus
Dan. 11-30 Et venient super eum trieres et Romani

TRIGESIMUS.

Num. 4- 3 A trigesimo anno et supra usque ad quinq.
3 Reg. 16-23 Anno trigesimo primo Asa regis Juda
-29 Anno trigesimo octavo Asa regis Juda
4 Reg. 13-10 Anno trigesimo septimo Joas regis Juda
15- 8 Anno trigesimo octavo Azariæ regis Juda
-13 Jabes regnavit trigesimo nono anno Azariæ

4 Reg. 15-17 Anno trigesimo nono Azariæ regis Juda
25-27 In anno trigesimo septimo transmigrationis
2 Par. 15-19 Usque ad trigesimum quint. ann. regni Asa
16- 1 Anno autem trigesimo sexto regni ejus
-12 Ægrotavit etiam Asa anno trigesimo nono
2 Esdr. 5-14 Usque ad annum trigesimum secundum
13- 6 Anno trigesimo secundo Artaxerxis regis
Prolog. Eccli. Nam in octavo et trigesimo anno,
Jerem. 52-31 In trigesimo septimo anno transmigrationis
Ezech. 1- 1 Et factum est in trigesimo anno, in quarto
1 Mac. 1-11 Regnavit in anno centesimo trigesimo sept.
2 Mac. 11-30 Qui commeant usque ad diem trigesimum
Matth. 13- 8 Dabant fructum... aliud trigesimum
-23 Aliud a. sexagesim., aliud vero trigesimum

TRIGINTA.

Gen. 5- 3 Vixit autem Adam centum triginta annis
- 5 Vixit Adam anni nongenti triginta
-16 Vixit Malaleel... octingentis triginta annis
6-15 Et triginta cubitorum altitudo illius
11-14 Sale quoque vixit triginta annis
-16 Vixit autem Heber triginta quatuor annis
-17 Et vixit Heber.. quadringentis triginta annis
-18 Vixit q. Phaleg triginta annis, et genuit Reu
-20 Vixit autem Reu triginta duobus annis
-22 Vixit vero Sarug triginta annis, et genuit
18-30 Quid si ibi inventi fuerint triginta ?
25-17 Anni vitæ Ismaelis centum triginta septem
32-15 Camelos fœtas cum pullis suis triginta
41-46 Triginta autem annorum erat quando stetit
46-15 Animæ filiorum ej. et filiarum, triginta tres
47- 9 Dies peregrinationis m. cent. triginta annor.
Exod. 6-16 Anni.. Levi fuerunt centum triginta septem
-18 Anni quoq. vitæ Caath, centum triginta tres
-20 Anni vitæ Amram, centum triginta septem
12-40 Fuit quadringentorum triginta annorum
21-32 Triginta siclos argenti domino dabit
26- 8 Longitudo sagi unius habebit triginta cubit.
36-15 Sagum in longitudine habebat cubit. triginta
38-24 Fuit, et septingentorum triginta siclorum
Levit. 12- 4 Ipsa vero triginta tribus diebus manebit
27- 4 Si mulier, triginta (*siclos dabit*)
-16 Si triginta modiis hordei seritur terra
Num. 1-35 Triginta duo millia ducenti
-37 Triginta quinque millia quadringenti
2-21 Numerati sunt, triginta duo millia ducenti
-23 Triginta quinque millia quadringenti
4-23 A triginta annis et supra, usque ad annos
-30 A triginta annis et supra, usque ad annos
-35 A triginta annis et supra, usque ad annum
-39 A triginta annis et supra, usque ad quinq.
-40 Inventi sunt duo millia sexcenti triginta
-43 A triginta annis et supra, usque ad annum
-47 A triginta annis et supra, usque ad annum
7-13 Acetab. arg. pondo centum triginta siclor.
-19 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-25 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-31 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-37 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-43 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-49 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-55 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-61 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-67 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-73 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-79 Acet. arg. appendens centum triginta siclos
-85 Ita ut centum triginta siclos argenti haberet
20-30 Flevit super eo triginta diebus
26- 7 Quadrag. tria millia et septingenti triginta
-37 Numerus fuit triginta duo millia quingenti
-51 Sexcenta millia, et mille septingenti triginta
31-35 Animæ hominum... triginta duo millia
-36 Ovium trecenta triginta septem millia
-38 Et de bobus triginta sex millibus
-39 De asinis triginta millibus quingentis
-40 Cesserunt in partem Do. triginta duæ animæ
-43 De ovibus trecentis triginta septem millibus
-44 Et de bobus triginta sex millibus
-45 Et de asinis triginta millibus quingentis
Deut. 2-14 Tempus a... triginta et octo annorum fuit
34- 8 Fleveruntque eum... triginta diebus
Josue. 7- 5 Et corruerunt ex eis triginta sex homines
8- 3 Electa triginta millia viror. fort. misit nocte
12-24 Omnes reges triginta unus
Judic. 10- 4 Habens triginta filios sedentes super triginta pullos asinar., et principes triginta civit.
12- 9 Qui habuit triginta filios et totidem filias
-14 Quadraginta filios, et triginta ex eis nepotes
14-11 Deder. ei sodales triginta, ut essent cum eo
-12 Dabo vob. triginta sindones, et totidem tun.
-13 Vos dabitis mihi triginta sindones
-19 Et percussit ibi triginta viros
20-31 Atque prosternerent triginta circiter viros
-39 Cæsis de exercitu eorum triginta viris
1 Reg. 4-10 Ceciderunt de Israel triginta millia peditum
1 Reg. 9-22 Erant enim quasi triginta viri
11- 8 Virorum autem Juda triginta millia
13- 5 Congregati sunt... triginta millia curruum
2 Reg. 5- 4 Filius triginta annorum erat David
- 5 In Jerusal. a. regnavit triginta tribus annis
6- 1 Congregavit... electos ex Isr. triginta millia
23-13 Tres qui erant principes inter triginta
-23 Robustos, qui erant inter triginta nobiliores
-24 Asael frater Joab inter triginta
-39 Urias Hethæus. Omnes triginta septem
3 Reg. 2-11 Regnavit... in Jerusalem, triginta tribus
4-22 Triginta cori similæ, et sexag. cori farinæ
5-13 Et erat indictio triginta millia virorum
6- 2 Et triginta cubitos in altitudine
7- 2 Et triginta cubitorum altitudinis
- 6 Et triginta cubitorum latitudinis
-23 Resticula triginta cubitorum cingebat illud
20- 1 Congregavit... et triginta duos reges secum
-15 Reperit numerum ducentor. triginta duor.
-16 Et reges triginta duo cum eo
22-31 Præceperat principibus curr. triginta duob.
-42 Triginta quinque annorum erat
4 Reg. 8-17 Triginta duorum annorum erat
18-14 Indixit itaque... et triginta talenta auri
22- 1 Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
1 Par. 3- 4 Triginta a. tribus annis regnavit in Jerusal.
7- 4 Viri fortissimi, triginta sex millia
- 7 Viginti duo millia et triginta quatuor
11-11 Filius Achamoni princeps inter triginta
-15 Descenderunt a. tres de triginta principibus
-25 Inter triginta primus, verumtamen ad tres
-42 Princeps Rubenitarum, et cum eo triginta
12- 4 Fortissimus inter triginta et super triginta
-18 Induit Amasai principem inter triginta
-34 Et cum eo... triginta septem millia
15- 7 Et fratres ejus centum triginta
19- 7 Conduxeruntque triginta duo millia curr.
23- 3 Numeratique sunt Levitæ a triginta annis Inventa sunt triginta octo millia virorum
27- 6 Fortissimus inter triginta et super triginta
29-27 Et in Jerusalem annis triginta tribus
2 Par. 3-15 Quæ triginta et quinque cubitos habebant
4- 2 Et funiculus triginta cubitorum ambiebat
20-31 Et erat triginta quinque annorum
21- 5 Triginta duorum annorum erat Joram
-20 Triginta duorum annorum fuit cum regnare
24-15 Cum esset centum triginta annorum
34- 1 Et triginta et uno anno regnavit in Jerus.
35- 7 Et reliqui pecoris triginta millia
1 Esdr. 1- 9 Numerus eorum : Phialæ aureæ triginta Cultri viginti novem, scyphi aurei triginta
2-35 Filii Senaa, tria millia sexcenti triginta
-42 Filii Janitor... univ. centum triginta novem
-65 Erant septem millia trecenti triginta septem
-66 Equi eorum, septingenti triginta sex
-67 Cameli eorum, quadringinti triginta quinq.
2 Esdr. 7-38 Filii Senaa, tria millia nongenti triginta
-46 Janitores... centum triginta octo
-67 Erant septem millia trecenti triginta sept.
-68 Equi eorum, septingenti triginta sex
-69 Cameli eorum, quadringenti triginta quinq.
-70 Tunicas sacerdotales quingentas triginta
Judith. 1- 2 Et in altitudinem cubitorum triginta
3-15 Et sedit ibi per triginta dies
15-13 Per dies a. triginta, vix collecta sunt spolia
Esth. 4-11 Quæ triginta jam diebus non sum vocata
Isai. 5-10 Triginta modii sementis facient modios tres
Jerem. 38-10 Dicens : Tolle tecum hinc triginta viros
52-29 De Jerus. animas octingentas triginta duas
Ezech. 40-17 Triginta gazophylacia in circuitu pavimenti
41- 6 Latera a., latus ad latus, bis triginta tria
46-22 Quadraginta cubitorum per longum, et triginta per latum
Dan. 6- 7 Qui petierit... usq. ad triginta dies, nisi a te
-12 Qui rogaret... usq. ad dies triginta, nisi te
12-12 Usq. ad dies mille trecentos triginta quinq.
Zach. 11-12 Appenderunt merced. m. triginta argenteos
-13 Et tuli triginta argenteos, et projeci illos
1 Mac. 6-30 Et elephanti triginta duo, docti ad prælium
-37 Viri virtutis triginta duo, qui pugnabant
10-36 Ascribantur ex Judæis... ad triginta millia
2 Mac. 12-23 Prostravit ex eis triginta millia virorum
15-27 Prostrav. non minus triginta quinq. millia
Matth. 26-15 At illi constituerunt ei triginta argenteos
27- 3 Retulit triginta argenteos principibus sac.
- 9 Et acceperunt triginta argenteos
Marc. 4- 8 Et afferebat unum triginta, unum sexaginta
-20 Unum triginta, unum sexaginta, et unum
Luc. 3-23 Jesus erat incipiens quasi annorum triginta
Joan. 5- 5 Homo ibi, triginta et octo annos habens
6-19 Quasi stadia viginti quinque aut triginta
Galat. 3-17 Post quadringentos et triginta annos facta

TRIMA.

Gen. 15- 9 Sume, inquit, mihi... et capram trimam

TRIPLEX.

Eccle. 4-12 Funiculus triplex difficile rumpitur
Ezech. 42- 3 Ubi erat porticus juncta porticui triplici

TRIPLICITER.

Prov. 22-20 Ecce descripsi eam tibi tripliciter
Eccli. 43- 4 Tripliciter sol exurens montes

TRIPLICOR.

Ezech. 21-14 Ac triplicetur gladius interfectorum

TRIPOLIS.

Civitas Phœnicis, sic vocata, inquit Stephanus, eo quod ex tribus urbibus habuerit colonias, ex Arado videlicet, Tyro et Sidone; maritima, et imperium olim celeberrimum, sub Libano monte.

2 Mac. 14- 1 Demetrium... per port. Tripolis ascendisse

TRIPUDIUM.

Esth. 8-16 Judæis a... gaudium, honor, et tripudium

TRIREMES.

2 Mac. 4-20 Datæ sunt in fabricam navium triremium

TRISTEGA.

Gen. 6-16 Cœnacula et tristega facies in ea
Ezech. 42- 6 Tristega e. erant, et non habebant column.

TRISTIS, E.

Gen. 34- 3 Tristemque delinivit blanditiis
40- 6 Cum... et vidisset eos tristes
- 7 Cur tristior est hodie solito facies vestra ?
1 Reg. 1- 5 Annæ autem dedit partem unam tristis
1 Esdr. 9- 4 Et ego sedebam tristis usque ad sacrificium
2 Esdr. 2- 2 Quare vultus tuus tristis est ?
Esth. 15- 8 Nitentibus oculis, tristem celabat animum
Psal. 41- 6 Quare tristis es, anima mea ?
-12 Quare tristis es, anima mea ?
42- 2 Quare tristis incedo, dum affligit me inim. ?
- 5 Quare tristis es, anima mea ?
Prov. 25-23 Dissipat... et facies tristis linguam detrahentem
Sap. 17- 4 Et personæ tristes illi apparentes
Eccli. 5- 4 Peccavi, et quid mihi accidit triste ?
22-27 Si aperueris os triste, non timeas
25-31 Cor humile, et facies tristis..mulier nequam
Isai. 29- 2 Ariel, et erit tristis et mœrens
42- 4 Non erit tristis, neque turbulentus
Baruc. 2-18 Anima, quæ tristis est sup. magnitud. mali
Malac. 3-14 Et quia ambulavimus tristes coram Dom.
Matth. 6-16 Nolite fieri sicut hypocritæ tristes
16- 3 Hodie tempestas, rutilat enim triste cœlum
19-22 Cum audisset... verbum, abiit tristis
26-38 Tristis est anima mea usque ad mortem
Marc. 14-34 Tristis est anima mea usque ad mortem
Luc. 18-24 Videns autem Jesus illum tristem factum
24-17 Ad invicem ambulantes, et estis tristes
2 Cor. 6-10 Quasi tristes, semper autem gaudentes

TRISTITIA.

Tobiæ. 6-15 Deponam senectutem illorum cum tristitia
Esth. 9-22 Et luctus atque tristitia in hilaritatem gaudiumque conversa sunt
Prov. 25-20 Ita tristitia viri nocet cordi
Eccle. 5-16 In curis multis, et in ærumna atque tristitia
7- 4 Quia per tristitiam vultus corrigitur animus
- 5 Cor sapientium ubi tristitia est
Eccli. 4- 8 Declina pauperi sine tristitia aurem tuam
12- 9 In bonis viri, inimici illius in tristitia
14- 1 Et non est stimulatus in tristitia delicti
- 2 Felix, qui non habuit animi sui tristitiam
-10 Indigens et in tristitia erit super mensam s.
18-15 In omni dato non des tristitiam verbi mali
25-17 Omnis plaga, tristitia cordis est
30-22 Tristitiam non des animæ t., et non affligas
-24 Et tristitiam longe repelle a te
-25 Multos e. occidit tristitia, et non est utilitas
36-22 Cor pravum dabit tristitiam
37- 1 Nonne tristitia inest usque ad mortem ?
38-17 Et consolare propter tristitiam
-19 A tristitia enim festinat mors
-20 In abductione permanet tristitia
-21 Ne dederis in tristitia cor tuum
Ezech. 23-33 Repleberis : calice mœroris et tristitiæ
1 Mac. 6- 4 Et fugit inde, et abiit cum tristitia magna
- 8 Et incidit in languorem præ tristitia
- 9 Quia renovata est in eo tristitia magna
-11 In quos fluctus tristitiæ, in qua nunc sum
-13 Et ecce pereo tristitia magna in terra aliena
Luc. 22-45 Invenit eos dormientes præ tristitia
Joan. 16- 6 Tristitia implevit cor vestrum
-20 Sed tristitia vestra vertetur in gaudium
-21 Mulier, cum parit, tristitiam habet

Joan. 16 22 Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis
Rom. 9- 2 Quoniam tristitia mihi magna est
2 Cor. 2- 1 Ne iterum in tristitia venirem ad vos
- 3 Ut non...tristitiam super tristitiam habeam
- 7 Ne forte abundantiori tristitia absorbeatur
7-10 Quæ enim secundum Deum tristitia est
Sæculi autem tristitia mortem operatur
9- 7 Non ex tristitia, aut ex necessitate
Philip. 2-27 Ne tristitiam super tristitiam haberem
-28 Iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim
1 Petr. 2-19 Si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias

TRISTOR.

1 Reg. 20- 3 Nesciat hoc Jonathas, ne forte tristetur
Jacob. 5-13 Tristatur aliquis vestrum? oret

TRITICEUS, A.

Gen. 30-14 Egressus a. Ruben tempore messis triticeæ
Exod. 29- 2 De simila triticea cuncta facies
34-22 Solemnitatem hebdomadarum facies tibi in primitiis frugum messis tuæ triticeæ
Judic. 15- 1 Cum dies triticeæ messis instarent

TRITICUM.

Gen. 41-49 Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenæ
42- 2 Audivi quod triticum venumdetur in Ægyp.
-25 Jussit... ut implerent eorum saccos tritico
44- 2 Pretium quod dedit tritici, pone in ore sacci
-25 Revertimini, et emite nobis parum tritici
45-23 Triticum in itinere panesque portantes
Exod. 9-32 Triticum autem et far non sunt læsa
Deut. 28-51 Don. intereas, et non relinquat tibi triticum
32-14 Et hircos cum medulla tritici, et sanguinem
Ruth. 2-23 Donec hordea et triticum in horreis cond.
1 Reg. 6-13 Porro Bethsam. metebant triticum in valle
12-17 Numquid non messis tritici est hodie?
2 Reg. 4- 5 Et ostiaria domus purgans triticum, obdormivit
- 6 Ingressi... latenter assumentes spicas tritici
3 Reg. 5-11 Coros tritici viginti millia, in cibum domui
1 Par. 21-20 Nam eo tempore terebat in area triticum
-23 Tribulas in ligna, et triticum in sacrificium
2 Par. 2-10 Dabo in cibaria tritici coros viginti millia
-15 Triticum ergo et hordeum... mitte servis t.
27- 5 Decem millia coros tritici, ac totidem coros
Job. 5-26 Sicut infertur acervus tritici in tempore suo
Cant. 7- 2 Venter t. sicut acervus tritici, vallatus liliis
Isai. 28-25 Et ponet triticum per ordinem, et hordeum
62- 8 Si dedero triticum tuum ultra cibum
Jerem. 12-13 Seminaverunt triticum, et spinas messuer.
23-28 Quid paleis ad triticum, dicit Dominus?
Thren. 2-12 Dixerunt: Ubi est triticum et vinum?
Osee. 2-22 Et terra exaudiet triticum et vinum
7-14 Super triticum et vinum ruminabant
9- 1 Dilexisti mercedem super omn. areas tritici
14- 8 Vivent tritico, et germinabunt quasi vinea
Joel. 1-10 Quoniam devastatum est triticum
-17 Quoniam confusum est triticum
Amos. 9- 9 Sicut concutitur triticum in cribro
Aggæi. 1-11 Et vocavi siccitatem... et super triticum
1 Mac. 8-26 Neque subministrabunt triticum, arma
-28 Et adjuvantibus non dabitur triticum
Matth. 3-12 Et congregabit triticum suum in horreum
13-25 Et superseminavit zizania in medio tritici
-29 Eradicetis simul cum eis et triticum
-30 Triticum autem congregate in horreum m.
Luc. 3-17 Et congregabit triticum in horreum suum
12-42 Ut det illis in tempore tritici mensuram
16- 7 Quantum debes? Qui ait: Cent. coros tritici
22-31 Expetivit vos, ut cribraret sicut triticum
Act. 27-38 Alleviabant navem, jactantes triticum
1 Cor. 15-37 Ut puta tritici, aut alicujus cæterorum
Apoc. 6- 6 Dicentium: Bilibris tritici denario
18-13 Et similæ, et tritici, et jumentorum

TRITURA.

Levit. 26- 5 Apprehendet messium tritura vindemiam
4 Reg. 13- 7 Et redegerat quasi pulverem in tritura areæ
Isai. 21-10 Tritura mea, et filii areæ meæ, quæ audivi
Jerem. 51-33 Filia Babyl. quasi area, tempus trituræ ejus
Osee. 10-11 Ephraïm vitula docta diligere trituram

TRITURO.

Isai. 25-10 Triturabitur Moab sub eo, sicuti teruntur
28-27 Non enim in serris triturabitur gith
-28 Non in perpetuum triturans triturabit illum
41-15 Posui te quasi plaustrum triturans novum
Triturabis montes, et comminues
Amos. 1- 3 Quod trituraverint in plaustris ferreis Gal.
Mich. 4-13 Surge, et tritura, filia Sion
1 Cor. 9- 9 Non alligabis os bovi trituranti
-10 Et qui triturat, in spe fructus percipiendi
1 Tim. 5-18 Non alligabis os bovi trituranti

TRIUMPHALIS.

1 Reg. 15-12 Erexisset sibi fornicem triumphalem

TRIUMPHATOR.

1 Reg. 15-29 Porro triumphator in Israël non parcet

TRIUMPHO.

Sap. 4- 2 Coronata triumphat incoinquinator. cert.
Ezech. 22- 5 Et quæ procul a te, triumphabunt de te
Habac. 1-10 Et ipse de regibus triumphabit
2 Cor. 2-14 Qui semper triumphat nos in Christo Jesu
Colos. 2-15 Palam triumphans illos in semetipso

TRIVIA.

Isai. 15- 3 In triviis ejus accincti sunt sacco

TROAS.

Regio Asiæ Minoris, olim pars Phrygiæ, Ægæo mari exposita, ubi quondam fuit urbs Troja excidio notissima.

Act. 16- 8 Cum autem pertransissent Mysiam, descenderunt Troadem
-11 Navigantes autem a Troade, recto cursu
20- 5 Cum præcessiss., sustinuerunt nos Troade
- 6 Venimus ad eos Troadem in diebus quinq.
2 Cor. 2-12 Cum venissem a. Troadem propter Evangel.
2 Tim. 4-13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carp.

TROGLODYTÆ.

Populi Africæ maritimi, inter Æthiopes ad Occasum, et mare Rubrum ad Ortum.

2 Par. 12- 3 Libyes scilicet, et Troglodytæ et Æthiopes

TROPHÆUM.

2 Mac. 5- 6 Hostium et non civium se trophæa capturum
15- 6 Cogitaverat commune trophæum statuere

TROPHIMUS.

Vir Ephesius, discipulus sancti Pauli. Trophimum hunc Judæi habebant pro gentili, quia licet Christiana sacra suscepisset, non erat tamen circumsisus, nec factus ipsorum more proselytus. Hunc denique Trophimum fuisse Arelatensem episcopum Anselmus tradit et Petrus Cluniacensis refert, a sancto Paulo constitutum, juxta quam traditionem festivitatem ejus celebrat Ecclesia Arelatensis die Decembris vigesima nona.

Act. 20- 4 Asiani vero Tychicus et Trophimus
21-29 Viderant e. Trophimum Ephesium in civit.
2 Tim. 4-20 Trophimum autem reliqui infirmum Mileti

TRUCIDO.

1 Reg. 22-18 Irruit in sacerdotes, et trucidavit in die illa
Psal. 36-14 Paup. et inopem: ut trucident rectos corde
Ezech. 16-40 Lapidabunt te lapidibus, et trucidabunt te
1 Mac. 1-60 Secundum edictum regis trucidabant eum
-63 Trucidabantur secundum jussum regis Ant.
-64 Eos qui circumciderant illos, trucidabant
-66 Noluerunt infringere legem.. trucidati sunt
2- 9 Trucidati sunt senes ej. in plateis, et juvenes
-24 Et insiliens trucidavit eum super aram
2 Mac. 5-12 Jussit a... per domos ascendentes trucidare
-26 Qui ad spectaculum processerant, trucidavit
10-17 Non minus viginti millibus trucidaverunt

TRULLA.

4 Reg. 25-14 Ollas quoque æreas, et trullas, et tridentes
Amos. 7- 7 Et in manu ejus trulla cæmentarii
- 8 Et dixi: Trullam cæmentarii
Ponam trullam in medio populi mei Israël

TRUNCO.

Judic. 7-22 In om. castris, et mutua se cæde truncabant

TRUNCUS. *Subst.*

Job. 14- 8 In pulvere emortuus fuerit truncus illius
Isai. 40-24 Neque radicatus in terra truncus eorum
44-19 Idol. faciam? ante truncum ligni procidam?

TRUNCUS. *Adject.*

1 Reg. 5- 5 Dagon solus truncus remanserat in loco suo
Judith. 13-10 Et evolvit corpus ejus truncum
14- 4 Et invenerint eum truncum in suo sanguine

TRYPHÆNA.

Mulier Iconiensis nobilis, quam sanctus Paulus Iconii ad Christum convertit.

Rom. 16-12 Salutate Tryphænam et Tryphosam

TRYPHON.

Princeps militiæ Alexandri Balæ regis Syriæ, vir scelestissimus qui cum statuisset occupare pupilli sui Antiochi regnum, et timeret Jonatham, eum comprehendere nitebatur; quod dolo effecit. Antiochum Theon postea etiam occidit, indeque sibi diadema regni imposuit. Utque regnum sibi firmaret, auream Victoriam decem millia aureorum pondo Romanis per legatos misit; verum senatus versutia, spes ejus elusa est. Accepto enim donario, pro Tryphonis nomine, regii pueri per dolum ab eo occisi titulum inscribi jussit senatus. Aliquanto post ab omnibus copiis a relictus, conscendens navim, fugit in Phœniciæ urbem maritimam Orthosiada. Postremo Apamæam se recepit. Apamæa capta, interfectum Tryphonem, triennio post captum a Parthis Demetrium, significat Josephus.

1 Mac. 11-39 Tryphon a. erat quidam partium Alexandri
-54 Post hæc autem reversus est Tryphon
-56 Accepit Tryphon bestias: et obtinuit Ant.
12-39 Cum cogitasset Tryphon regnare Asiæ
-42 Vidit Tryphon quia venit Jonathas
-49 Et misit Tryphon exercitum et equites
13- 1 Audivit Simon quod congregavit Tryphon
-12 Movit Tryphon a Ptolemaida cum exercitu
-14 Ut cognovit Tryphon quia surrexit Simon
-20 Post hæc venit Tryphon intra regionem
-21 Qui a. in arce erant, miserunt ad Tryphonem
-22 Paravit Tryphon om. equitatum, ut veniret
-24 Convertit Tryphon, et abiit in terram suam
-31 Tryphon a. cum iter faceret cum Antiocho
-34 Actus omnes Tryphonis per direptionem
14- 1 Ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonem
15-10 Ita ut pauci relicti essent cum Tryphone
-25 Conclusit Tryphonem, ne procederet
-37 Tryphon autem fugit navi in Orthosiada
-39 Rex autem persequebatur Tryphonem

TRYPHOSA.

Mulier Iconiensis nobilis, quam sanctus Paulus ad Christum convertit.

Rom. 16-12 Salutate Tryphænam et Tryphosam

TU, TIBI, TE, VOS, *etc.*

Gen. 1-29 Ecce dedi vobis omnem herbam
3-11 Quis e. indicavit tibi quod nudus esses
-15 Inimicitias ponam inter te et mulierem
Et tu insidiaberis calcaneo ejus
-16 Sub viri potest. eris, et ipse dominabitur tui
9- 7 Vos autem crescite et multiplicamini
Deinceps omittitur.

TUBA.

Levit. 23-24 Sabbatum, memoriale, clangentibus tubis
Num. 10- 2 Fac tibi duas tubas argenteas ductiles
- 3 Cumque increpueris tubis, congregabitur
- 6 In secundo a. sonitu et pari ululatu tubæ
Facient, ululantibus tubis in profectionem
- 7 Simpl. tubarum clangor erit, et non concise
- 8 Filii autem Aaron sacerdotes clangent tubis
- 9 Clangetis ululantib. tubis, et erit recordatio
-10 Calendas, canetis tubis super holocaustis
29- 1 Quia dies clangoris est et tubarum
31- 6 Et tubas ad clangendum tradidit ei
Josue. 6- 5 Cumque insonuerit vox tubæ longior
-20 O. populo vociferante, et clangentibus tubis
Judic. 7- 8 Sumptis itaque pro numero cibariis et tubis
-16 Dedit tubas in manibus eorum, lagenasque
-18 Quando personuerit tuba in manu mea
-20 Et dextris sonantes tubas, clamaveruntque
2 Reg. 20-22 Et ille cecinit tuba, et recesserunt ab urbe
3 Reg. 1-41 Sed et Joab, audita voce tubæ, ait: Quid
4 Reg. 9-13 Et cecinerunt tuba, atq. dixerunt: Regnavit
11-14 Vidit... et cantores et tubas prope eum
Populum terræ lætantem et canentem tubis
12-13 Et thuribula, et tubæ, et omne vas aureum
1 Par. 13- 8 Psalteriis, et tympanis, et cymbalis, et tubis
15-24 Sacerdotes clangebant tubis coram arca Dei
-28 Tubis, et cymbalis, et nablis.. concrepantes
16- 6 Banaiam v. et Jaziel sacerdotes, canere tuba
-42 Heman quoque, et Idithun, canentes tuba
2 Par. 5-12 Sacerdotes centum viginti canentes tubis
-13 Tubis, et voce, et cymbalis... concinentibus
7- 6 Porro sacerdotes canebant tubis ante eos
13-12 Et sacerdotes ejus, qui clangunt tubis
-14 Ac sacerdotes tubis canere cœperunt
15-14 Et in clangore tubæ, et in sonitu buccinarum
20-28 Ingressique sunt in Jerusalem cum psalteriis, et citharis, et tubis
23-13 Cumque vidisset... omnemque populum terræ gaudentem, atque clangentem tubis
29-26 Tenentes organa David, et sacerdotes tubas
-27 Cœperunt laudes canere Domino, et clangere tubis
-28 Et ii, qui tenebant tubas, erant in officio suo
1 Esdr. 3-10 Steterunt sacerdotes in ornatu suo cum tubis
2 Esdr. 4-20 In loco quocumque audieritis clangor. tubæ

2 Esdr. 12-34 Et de filiis sacerdotum in tubis, Zacharias
Judith. 15- 3 Descenderuntque clangentes tubis
Job. 39-24 Nec reputat tubæ sonare clangorem
Psal. 46- 6 Ascendit Deus in jubilo, et Do. in voce tubæ
80- 4 Buccinate in neomenia tuba, in insigni die
97- 6 In tubis ductilibus et voce tubæ corneæ
150- 3 Laudate eum in sono tubæ
Eccli. 50-18 Filii Aaron, in tubis productilibus sonuer.
Isai. 18- 3 Videbitis, et clangorem tubæ audietis
27-13 Et erit : In die illa clangetur in tuba magna
58- 1 Ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam
Jerem. 6-17 Audite vocem tubæ. Et dixerunt : Non
42-14 Et clangorem tubæ non audiemus
Ezech. 7-14 Canite tuba, præparentur omnes
Dan. 3- 5 In hora qua audieritis sonitum tubæ et fist.
- 7 Ut audierunt omnes populi sonitum tubæ
-15 Quacumque hora audieritis sonitum tubæ
Osee. 5- 8 Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama
8- 1 In gutture t. sit tuba quasi aquila super dom.
Joel. 2- 1 Canite tuba in Sion, ululate in monte
-15 Canite tuba in Sion, sanctificate jejunium
Amos. 2- 2 Morietur in sonitu Moab in clangore tubæ
3- 6 Si clanget tuba in civitate
Soph. 1-16 Dies tubæ et clangoris sup. civitates munitas
Zach. 9-14 Et Dominus Deus in tuba canet, et vadet
1 Mac. 3-54 Et tubis exclamaverunt voce magna
4-13 Et tuba cecinerunt hi qui erant cum Juda
-40 Et exclamaverunt tubis signorum
5-31 Et clamor belli ascendit ad cœlum sicut tuba
-33 Et exclamaverunt tubis, et clamaverunt
6-33 Et comparaverunt se exercitus in prælium, et tubis cecinerunt
-38 Tubis exercitum commovere, et perurgere
7-45 Tubis cecinerunt post eos cum signification.
9-12 Legio ex duab. partibus, et clamabant tubis
16- 8 Et exclamaverunt sacris tubis
2 Mac. 15-25 Cum tubis et canticis admovebant
Matth. 6- 2 Cum... facis eleemosynam, noli tuba canere
24-31 Mittet Angelos suos cum tuba et voce magna
1 Cor. 14- 8 Etenim si incertam vocem det tuba
15-52 In momento, in ictu oculi, in novissima tuba Canet e. tuba, et mortui resurg. incorrupti
1 Thes. 4-15 Et in tuba Dei descendet de cœlo
Hebr. 12-19 Et tubæ sonum, et vocem verborum
Apoc. 1-10 Audivi post me vocem magn. tanquam tubæ
4- 1 Et vox prima... tanquam tubæ loquentis
8- 2 Et datæ sunt illis septem tubæ
- 6 Et septem Angeli, qui habebant septem tubas, præparaverunt se ut tuba canerent
- 7 Primus Angelus tuba cecinit, et facta est
- 8 Et secundus Angelus tuba cecinit
-10 Et tertius Angelus tuba cecinit
-12 Quartus Angelus tuba cecinit : et percussa
-13 Trium Angelorum, qui erant tuba canituri
9- 1 Et quintus Angelus tuba cecinit : et vidi
-13 Et sextus Angelus tuba cecinit : et audivi
-14 Dicentem sexto Angelo, qui habebat tubam
10- 7 Cum cœperit tuba canere, consummabitur
11-15 Et septimus Angelus tuba cecinit
18-22 Et tuba non audietur in te amplius

TUBALCAIN.

Filius Lamech e Sella uxore. Fuit malleator et faber in cuncta opera æris et ferri, id est, auctor fuit artis fabrilis.

Gen. 4-22 Sella quoque genuit Tubalcain
Soror vero Tubalcain, Noëma

TUBIANÆI.

Populi Arabiæ, qui etiam dicuntur Nabatheni et Nabathæi.

2 Mac. 12-17 Ad eos, qui dicuntur Tubianæi, Judæos

TUBIN.

Regio aut civitas in Galaaditide, de qua silent auctores.

1 Mac. 5-13 Qui erant in locis Tubin, interfecti sunt

TUEOR.

2 Reg. 23-12 Stetit ille in medio agri, et tuitus est eum
Psal. 19- 3 Et de Sion tueatur te
Jerem. 15-15 Et tuere me ab his qui persequuntur me

TUGURIUM.

Isai. 1- 8 Et sicut tugurium in cucumerario

TU IPSE.

Exod. 33-17 Et te ipsum novi ex nomine
Deinceps omittitur.

TUMETIPSE.

Exod. 32-13 Quibus jurasti per temetipsum, dicens
Deinceps omittitur.

TUMEO.

Gen. 31-36 Tumensque Jacob, cum jurgio ait
Num. 5-21 Et tumens uterus tuus disrumpatur
Deut. 1-43 Tumentes superbia, ascendistis in montem
Judic. 8- 3 Spiritus eorum, quo tumebant contra eum
Job. 15-13 Quid tumet contra Deum spiritus tuus
31-23 Quasi tumentes sup. me fluctus timui Deum
38-11 Et hic confringes tumentes fluctus tuos
Prov. 26-23 Labia tumentia cum pessimo corde sociata
Isai. 1- 6 Et plaga tumens non est circumligata

TUMESCENS.

Num. 5-22 Et utero tumescente putrescat femur

TUMIDUS.

2 Tim. 3- 4 Protervi, tumidi, et voluptatum amatores

TUMOR.

Deut. 18-22 Per tumorem animi sui propheta confinxit
Esth. 16-12 In tantum arrogantiæ tumorem sublatus est
Act. 28- 6 Existimabant eum in tumorem convertend.

TUMULTUOR.

3 Reg. 1-41 Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis?
Isai. 3- 5 Tumultuabitur puer contra senem
Mich. 2-12 Tumultuabuntur a multitudine hominum
Matth. 9-23 Vidisset tibicines et turbam tumultuantem

TUMULTUOSUS.

Prov. 20- 1 Luxuriosa res, vinum, et tumultuosa ebriet.

TUMULTUS.

Exod. 32-17 Audiens autem Josuë tumultum populi
Num. 16-42 Seditio, et tumultus incresceret
1 Reg. 4-14 Quis est hic sonitus tumultus hujus ?
14-19 Tumultus magnus exortus est in castris Phil.
2 Reg. 18-29 Vidi tumultum magnum, cum mitteret Joab
Esth. 11- 5 Apparuerunt voces, et tumultus, et tonitr.
Job. 3-17 Ibi impii cessaverunt a tumultu
Sap. 1-10 Tumultus murmuration. non abscondetur
14-25 Turbatio et perjurium, tumultus bonorum
Eccli. 40- 4 Furor, zelus, tumultus, fluctuatio, et timor
Isai. 9- 5 Quia omnis violenta prædatio cum tumultu
-11 Et inimicos ejus in tumultum vertet
17-12 Et tumultus turbarum, sicut sonitus aquar.
25- 5 Tumultum alienorum humiliabis
30-12 Et sperastis in calumnia et in tumultu
52-12 Quoniam non in tumultu exibitis
Jerem. 46-17 Tumultum adduxit tempus
-25 Ecce ego visitabo sup. tumultum Alexandriæ
48-45 Et devorabit... verticem filiorum tumultus
Ezech. 23-46 Et trade eas in tumultum et in rapinam
Osee. 10-14 Consurget tumultus in populo tuo
Amos. 5-23 Aufer a me tumultum carminum tuorum
Mich. 1-13 Tumultus quadrigæ stup. habitanti Lachis
Zach. 14-13 In die illa erit tumultus Domini magnus
1 Mac. 9-39 Et ecce tumultus et apparatus multus
2 Mac. 3-30 Paulo ante timore ac tumultu erat plenum
11-23 Qui sunt in regno nostro sine tumultu agere
Matth. 26- 5 Ne forte tumultus fieret in populo
27-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret
Marc. 5-38 Et videt tumultum, et flentes, et ejulantes
14- 2 Ne forte tumultus fieret in populo
Act. 20- 1 Postquam autem cessavit tumultus
21-34 Non posset certum cognoscere præ tumultu
-38 Qui ante hos dies tumultum concitasti
24-18 Non cum turba, neque cum tumultu

TUMULUS.

Gen. 31-46 Qui congregantes fecerunt tumulum
-47 Quem vocavit Laban, Tumulum testis
-48 Tumulus iste erit testis inter me et te hodie Nomen ejus Galaad, id est, Tumulus testis
-51 En tumulus hic, et lapis quem erexi
-52 Tumulus, inquam, iste et lapis sint in test.
Deut. 13-16 Et sit tumulus sempiternus
Josue. 8-28 Et fecit eam tumulum sempiternum
11-13 Absq. urbibus, quæ erant... in tumulis sitæ
18-18 Et pertransit usque ad tumulos
22-10 Cumque venissent ad tumulos Jordanis
-11 In terra Chanaan, super Jordanis tumulos
2 Reg. 2-25 Steterunt in summitate tumuli unius
3-32 Et flevit super tumulum Abner
2 Par. 34- 4 Et super tumulos eor... fragmenta dispersit
Job. 10-19 De utero translatus ad tumulum
15-28 In domibus desertis, quæ in tumulos sunt redactæ
Isai. 25- 2 Quia posuisti civitatem in tumulum
Jerem. 49- 2 Et erit in tumulum dissipata
51-37 Erit Babylon in tumulos, habitatio dracon.
Ezech. 37-12 Ecce ego aperiam tumulos vestros
-13 Eduxero vos de tumulis vestris, popule m.
47- 8 Quæ egrediuntur ad tumulos sabuli Orient.

1 Mac. 11- 4 Et eorum, qui cæsi erant in bello, tumulos

TUNC.

Gen. 12- 6 Chananæus autem tunc erat in terra
Deinceps omittitur.

TUNDO.

Exod. 16-14 Apparuit in solitudine minutum, et quasi pilo tusum
29-40 Decimam partem similæ conspersæ oleo tuso
Levit. 22-24 Vel tusis, vel sectis ablatisque testiculis est
Eccli. 30-12 Et tunde latera ejus dum infans est

TUNICA.

Gen. 3-21 Fecit q. Dom. D. Adæ et uxori ejus tunicas
37- 3 Fecitque ei tunicam polymitam
-23 Nudaverunt eum tunica talari et polymita
-31 Tulerunt aut. tunicam ejus, et... tinxerunt
-32 Vide utrum tunica filii tui sit, an non
-33 Tunica filii mei est, fera pessima comedit
Exod. 28- 4 Tunicam et lineam strictam (*facient*)
-31 Facies et tunicam superhumeralis totam
-33 Deorsum vero, ad pedes ejusdem tunicæ
-40 Porro filiis Aaron tunicas lineas parabis
29- 5 Indues Aaron vestimentis suis, id est, linea et tunica
- 8 Et indues tunicis lineis, cingesque balteo
39-20 Fecerunt quoque tunicam superhumeralis
-23 In extrema parte tunicæ per gyrum
-25 Fecerunt et tunicas byssinas
Levit. 6-10 Vestietur tunica sacerdos et fœminalibus
8- 7 Et induens eum tunica hyacinthina
-13 Filios q. ejus oblatos vestivit tunicis lineis
10- 5 Tulerunt eos sicut jacebant, vestitos lineis tunicis
16- 4 Tunica linea vestietur, fœminalibus lineis
Judic. 14-12 Dabo vobis triginta sindones et totidem tunicas
-13 Triginta sindones et ejusdem numeri tunicas
1 Reg. 2-19 Tunicam parvam faciebat ei mater sua
18- 4 Nam expoliavit se Jonathas tunica
2 Reg. 13-18 Quæ induta erat talari tunica
-19 Scissa talari tunica, impositisque manibus
20- 8 Porro Joab vestitus erat tunica stricta
1 Par. 19- 4 Præcidit tunicas eor. a natib. usq. ad pedes
1 Esdr. 9- 3 Scidi pallium meum et tunicam, et evelli
- 5 Et scisso pallio et tunica, curvavi genua m.
2 Esdr. 7-70 Tunicas sacerdotales quingentas triginta
-72 Et tunicas sacerdotales sexaginta septem
Job. 30-18 Et quasi capitio tunicæ succinxerunt me
Cant. 5- 3 Expoliavi me tunica mea, quomodo induar
Isai. 22-21 Et induam illum tunica tua
Baruc. 6-30 Sacerdotes sedent, habentes tunicas scissas
Mich. 2- 8 Desuper tunica pallium sustulistis
1 Mac. 5-14 Nuntii venerunt de Galilæa conscissis tunicis
13-45 Scissis tunicis suis, et clamaverunt voce
2 Mac. 12-40 Invenerunt autem sub tunicis interfectorum
Matth. 5-40 Qui vult... et tunicam tuam tollere, dimitte
10-10 Neque duas tunicas, neque calceamenta
24-18 Qui in agro, non revertatur tollere tunicam
Marc. 6- 9 Et ne induerentur duabus tunicis
Luc. 3-11 Qui habet duas tunicas, det non habenti
6-29 Et ab eo... etiam tunicam noli prohibere
9- 3 Neq. pecuniam, neq. duas tunicas habeatis
22-36 Qui non habet, vendat tunicam s., et emat
Joan. 19-23 Acceperunt vestimenta ejus... et tunicam Erat autem tunica inconsutilis, desuper
21- 7 Tunica succinxit se (erat enim nudus)
Act. 9-39 Et ostendentes ei tunicas et vestes
14-13 Conscissis tunicis suis exilierunt in turbas
16-22 Magistratus, scissis tunicis eor., jusserunt
Judæ. -23 Odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam

TURBA.

Gen. 28- 3 Ut sis in turbas populorum
29-22 Vocatis multis amicorum turbis ad conviv.
48- 4 Et faciam te in turbas populorum
50- 9 Et facta est turba non modica
Exod. 5- 5 Videtis quod turba succreverit
23- 2 Non sequeris turbam ad faciendum malum
35- 1 Igitur congregata omni turba filiorum Isr.
Levit. 4-13 Quod si omnis turba Israel ignoraverit
8- 4 Congregataq. o. turba ante fores tabernaculi
9-24 Quod cum vidissent turbæ, laudaverunt
Num. 10- 3 Congregabitur ad te omnis turba
14- 1 Igitur vociferans o. turba, flevit nocte illa
15-35 Obruat eum lapidibus o. turba extra castra
16-26 Dixit ad turbam : Recedite a tabernaculis
25- 6 Vidente Moyse, et omni turba filiorum Isr.
1 Reg. 26-15 Ingressus est enim unus de turba
2 Reg. 20-15 Om. a. turba... moliebatur destruere muros
4 Reg. 4-41 Et ait : Infunde turbæ, ut comedant
7-17 Quem conculcavit turba in introitu portæ
11-13 Et ingressa ad turbas in templum Domini

2 Par. 6- 3 Nam omnis turba stabat intenta
20-14 Factus est Spiritus Domini in medio turbæ
29-28 Omni autem turba adorante, cantores
30-17 Eo quod multa turba sanctificata non esset
-25 Et hilaritate perfusa omnis turba Juda
Tobiæ. 1-17 Et cum in multa turba generis sui
Esth. 5-11 Et exposuit illis... filiorumque turbam
Job. 21- 8 Propinquorum turba et nepot. in conspectu
30-28 Consurgens, in turba clamabam
Prov. 1-21 In capite turbarum clamitat
Sap. 6- 3 Et placetis vobis in turbis nationum
8-10 Habebo propter hanc claritatem ad turbas
18-22 Vicit autem turbas, non in virtute corporis
Eccli. 18-32 Ne oblecteris in turbis nec in modicis
Isai. 17-12 Et tumultus turbarum, sicut sonitus aquar.
Baruc. 6- 5 Visa itaque turba de retro et ab ante
1 Mac. 1-30 Et venit Jerusalem cum turba magna
6-41 Incessu turbæ, et collisione armorum
2 Mac. 4-40 Turbis a. insurgentib., et animis ira repletis
11- 6 Rogabant Dominum, et omnis turba simul
12-13 Quæ a turbis habitabatur gentium promisc.
14-23 Gregesque turbarum, quæ congregatæ fuerant, dimisit
-41 Turbis autem irruere in domum ejus
-43 Et turbæ intra ostia irrumperent
Præcipitavit semetipsum viriliter in turbas
-45 Cursu turbam pertransiit
-46 Utrisque manibus projecit super turbas
Matth. 4-25 Et secutæ sunt eum turbæ multæ de Galilæa
5- 1 Videns a. Jesus turbas, ascendit in montem
7-28 Admirabantur turbæ super doctrina ejus
8- 1 De monte, secutæ sunt eum turbæ multæ
-18 Videns autem Jesus turbas multas circum se
9- 8 Videntes autem turbæ timuerunt
-23 Cum... vidisset... turbam tumultuantem
-25 Et cum ejecta esset turba, intravit
-33 Locutus est mutus, et miratæ sunt turbæ
-36 Videns autem turbas, misertus est eis
11- 7 Cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne
12-23 Et stupebant omnes turbæ, et dicebant
-46 Adhuc eo loquente ad turbas, ecce mater ej.
13- 2 Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ
Et omnis turba stabat in littore
-34 Locutus est Jesus in parabolis ad turbas
-36 Tunc, dimissis turbis, venit in domum
14-13 Cum audissent turbæ, secutæ sunt eum
-14 Exiens vidit turbam multam, et misertus est
-15 Dimitte turbas, ut euntes in castella, emant
-19 Et cum jussisset turbam discumbere super fœnum
Dedit Discipulis panes, Discipuli a. turbis
-22 Donec dimitteret turbas
-23 Et, dimissa turba, ascendit in montem solus
15-10 Et convocatis ad se turbis, dixit eis : Audite
-30 Et accesserunt ad eum turbæ multæ
-31 Ut turbæ mirarentur, videntes mutos loq.
-32 Misereor turbæ, quia triduo jam perseverant mecum
-33 Unde ergo nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam ?
-35 Et præcepit turbæ, ut discumberent super
-39 Et, dimissa turba, ascendit in naviculam
17-14 Et cum venisset ad turbam, accessit ad eum
19- 2 Secutæ s. eum turbæ multæ, et curavit eos
20-29 Ab Jericho, secuta est eum turba multa
-31 Turba autem increpabat eos ut tacerent
21- 8 Plurima autem turba straverunt vestimenta
- 9 Turbæ a., quæ præcedebant, et quæ sequeb.
-26 Si a. dixerimus, ex homin., timemus turbam
-46 Et quærentes eum tenere, timuerunt turbas
22-33 Audientes turbæ, mirabantur in doctrin. ej.
23- 1 Tunc Jesus locutus est ad turbas
26-47 Et cum eo turba multa, cum gladiis et fustib.
-55 In illa hora dixit Jesus turbis
Marc. 2- 4 Cum non possent offerre eum illi præ turba
-13 Omnisque turba veniebat ad eum
3- 7 Multa turba a Galilæa et Judæa secuta est
- 9 Ut navicula sibi deserviret propter turbam
-20 Veniunt ad domum, et convenit iter. turba
-32 Et sedebat circa eum turba, et dicunt ei
4- 1 Et congregata est ad eum turba multa
Et omnis turba circa mare super terram erat
-36 Et dimittentes turbam, assumunt eum
5-21 Trans fretum, convenit turba multa ad eum
-24 Et abiit... et sequebatur eum turba multa
-27 Venit in turba retro, et tetigit vestim. ejus
-30 Conversus ad turbam, aiebat : Quis tetigit
-31 Vides turbam comprimentem te, et dicis
6-34 Et exiens vidit turbam multam Jesus
7-14 Et advocans iterum turbam, dicebat illis
-17 Et cum introisset in domum a turba
-33 Et apprehendens eum de turba seorsum
8- 1 Iter. cum turba multa esset, nec haberent
- 2 Misereor super turbam, quia ecce jam
- 6 Et præcepit turbæ discumbere super terram

Marc. 8- 6 Ut apponerent, et apposuerunt turbæ
-34 Et convocata turba cum Discipulis suis
9-13 Vidit turbam magnam circa eos, et Scribas
-16 Respondens unus de turba, dixit : Magister
-24 Cum videret Jesus concurrentem turbam
10- 1 Et conveniunt iterum turbæ ad eum
11-18 Quoniam universa turba admirabatur
12-12 Quæreb. eum tenere : et timuerunt turbam
-37 Et multa turba eum libenter audivit
-41 Aspiciebat quomodo turba jactaret æs
14-43 Cum eo turba multa, cum gladiis et lignis
15- 8 Et cum ascendisset turba, cœpit rogare
-11 Pontifices autem concitaverunt turbam
Luc. 3- 7 Dicebat ergo ad turbas quæ exibant
-10 Et interrogabant eum turbæ, dicentes
4-42 Et turbæ requirebant eum, et venerunt
5- 1 Cum turbæ irruerent in eum, ut audirent
- 3 Et sedens docebat de navicula turbas
-15 Et conveniebant turbæ multæ, ut audirent
-19 Qua parte illum inferrent præ turba
-29 Erat turba multa publicanorum et aliorum
6-17 Turba Discipulor. ej., et multitudo copiosa
-19 Et omnis turba quærebat eum tangere
7- 9 Et conversus sequentibus se turbis, dixit
-11 Ibant cum eo Discipuli ejus, et turba copiosa
-12 Et turba civitatis multa cum illa
-24 Cœpit de Joanne dicere ad turbas : Quid
8- 4 Cum autem turba plurima convenirent
-19 Et non poterant adire eum præ turba
-40 Cum rediisset Jesus, excepit illum turba
-42 Contigit, dum iret, a turbis comprimebatur
-45 Præceptor, turbæ te comprimunt, et afflig.
9-11 Cum cognovissent turbæ, secutæ sunt illum
-12 Dimitte turbas, ut euntes in castella
-13 Ut emamus in omnem hanc turbam escas
-16 Discipulis suis, ut ponerent ante turbas
-18 Dicens : Quem me dicunt esse turbæ ?
-37 Descendentibus... occurrit illis turba multa
-38 Et ecce vir de turba exclamavit, dicens
11-14 Locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ
-27 Extollens vocem quædam mulier de turba
-29 Turbis autem concurrentibus cœpit dicere
12- 1 Multis autem turbis circumstantibus
-13 Ait autem ei quidam de turba : Magister
-54 Dicebat a. et ad turbas : Cum videritis
13-14 Dicebat turbæ : Sex dies sunt, in quibus
14-25 Ibant autem turbæ multæ cum eo
18-36 Et cum audiret turbam prætereuntem
19- 3 Non poterat præ turba, quia statura pusillus
-37 Cœperunt omnes turbæ Discipulorum
-39 Quidam Pharisæorum de turbis, dixerunt
22- 6 Opportunitatem ut traderet illum sine turbis
-47 Adhuc eo loquente, ecce turba
23- 4 Pilatus ad principes sacerdotum et turbas
-18 Exclamavit autem simul universa turba
-27 Sequebatur autem illum multa turba populi
-48 Et omnis turba eorum, qui simul aderant
Joan. 5-13 Jesus enim declinavit a turba constituta
6-22 Altera die, turba quæ stabat trans mare
-24 Vidisset turba quia Jesus non esset ibi
7-12 Et murmur multum erat in turba de eo
Alii a. dicebant : Non, sed seducit turbas
-20 Respondit turba, et dixit : Dæmonium habes
-31 De turba autem multi crediderunt in eum
-32 Audierunt Pharisæi turbam murmurantem
-40 Ex illa ergo turba, cum audissent
-43 Dissensio itaque facta est in turba
-49 Sed turba hæc, quæ non novit legem
12- 9 Cognovit ergo turba multa ex Judæis
-12 Turba multa, quæ venerat ad diem festum
-17 Testimonium ergo perhibebat turba
-18 Obviam venit ei turba : quia audierunt eum
-29 Turba ergo, quæ stabat, et audierat
-34 Respondit ei turba : Nos audivimus ex lege
Act. 1-15 Erat a. turba hominum simul, fere centum
6- 7 Multa etiam turba sacerdotum obediebat
8- 6 Intendebant a. turbæ his quæ a Philippo
11-24 Et apposita est multa turba Domino
-26 In Ecclesia : et docuerunt turbam multam
13-45 Videntes autem turbas Judæi, repleti sunt
14-10 Turbæ autem cum vidissent quod fecerat
-13 Exilierunt in turbas, clamantes
-17 Vix sedaverunt turbas, ne sibi immolarent
-18 Et persuasis turbis, lapidantesque Paulum
17- 5 Et turba facta, concitaverunt civitatem
19-26 Paulus hic suadens avertit multam turbam
-33 De turba autem detraxerunt Alexandrum
-35 Cum sedasset scriba turbas, dixit : Viri
21-34 Alii autem aliud clamabant in turba
24-12 Neque in templo... disputantem, aut concursum facientem turbæ
-18 Non cum turba, neque cum tumultu
Apoc. 7- 9 Post hæc vidi turbam magnam quam dinum.
19- 1 Quasi vocem turbarum multarum in cœlo
- 6 Audivi quasi vocem turbæ magnæ

TURBATIO.

Sap. 14-25 Turbatio et perjurium, tumultus bonorum
Isai. 17-14 In tempore vespere, et ecce turbatio
Jerem. 14-19 Expectavimus... et tempus curationis, et ecce turbatio
Act. 12-18 Facta autem die, erat non parva turbatio
19-23 Illo tempore turbatio non minima de via Do.

TURBIDUS, A.

Josue. 13- 3 A fluvio turbido, qui irrigat Ægyptum usq.
Jerem. 2-18 Quid tibi vis in via Ægypti, ut bibas aquam turbidam ?

TURBO. *Verbum.*

Gen. 34-30 Turbastis me, et odiosum fecistis me
42-28 Et obstupefacti turbatique, mutuo dixerunt
Josue. 6-18 Cavete ne... sub peccato sint atq. turbentur
7-25 Quia turbasti nos, exturbet te Dominus
Judic. 3-26 Aod autem, dum illi turbarentur, effugit
7-21 Omnia itaq. castra turbata sunt, et vocifer.
8-12 Gedeon comprehendit, turbato o. exercitu
1 Reg. 14-29 Dixitq. Jonathas : Turbavit pater m. terram
2 Reg. 7-10 Habitabit sub eo, et non turbabitur amplius
3 Reg. 18-18 Non ego turbavi Israël, sed tu, et domus
20-40 Dum a. ego turbatus huc illucq. me verterem
4 Reg. 7-15 Vasis, quæ projecer. Syri cum turbarentur
1 Par. 2- 7 Achar, qui turbavit Israël, et peccavit
1 Esdr. 4- 4 Ut populus terræ impediret.. et turbaret eos
Tobiæ. 10- 6 Tace, et noli turbari, sanus est filius noster
12-16 Cumq. hæc audissent turbati s., et trementes
Judith. 14-17 Tremor cecidit super eos, et turbati sunt
Esth. 13- 5 Turbare subjectar. nobis provinciar. pacem
- 7 Reddant imperio nostro pacem, quam turbaverant
15-19 Rex aut. turbabatur, et omnes ministri ejus
Job. 13-11 Statim ut se commoverit, turbabit vos
23-15 Et idcirco a facie ejus turbatus sum
34-20 In media nocte turbabuntur populi
Psal. 6- 4 Anima mea turbata est valde : sed tu, Dom.
- 8 Turbatus est a furore oculus meus
45- 3 Propt. non timebimus dum turbabitur terra
- 4 Sonuerunt, et turbatæ sunt aquæ eorum
64- 8 Turbabuntur gentes, (-9) et timebunt
67- 5 In conspectu ejus, turbabuntur a facie ejus
75- 6 Turbati sunt omnes insipientes corde
76- 5 Turbatus sum, et non sum locutus
-17 Et timuerunt, et turbatæ sunt abyssi
82-16 In tempestate tua : et in ira tua turbabis eos
89- 7 Defecimus... et in furore tuo turbati sumus
103-29 Avertente autem te faciem, turbabuntur
106-27 Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius
118-60 Paratus sum, et non sum turbatus
142- 4 Spiritus meus, in me turbatum est cor meum
Prov. 25-26 Fons turbatus pede, et vena corrupta
Sap. 5- 2 Videntes turbabuntur timore horribili
16- 6 Ad correptionem in brevi turbati sunt
18-17 Visus somniorum malor. turbaverunt illos
-19 Visiones enim, quæ illos turbaverunt
Eccli. 28-11 Et vir peccator turbabit amicos
-15 Bilinguis maledictus : multos enim turbabit
30- 7 Super om. vocem turbabuntur viscera ejus
Isai. 13-13 Sup. hoc cœlum turbabo : et movebitur terra
64- 2 Ut... a facie tua gentes turbarentur
Jerem. 4-19 Sensus cordis mei turbati sunt in me
17-16 Non sum turbatus, te pastorem sequens
25-16 Et turbabuntur, et insanient a facie gladii
31-35 Qui turbat mare, et sonant fluctus ejus
33- 9 Turbabuntur in univ. bonis et in omni pace
49-23 Auditum pessimum audierunt, turbati sunt in mari
Ezech. 26-18 Turbabuntur insulæ in mari, eo quod null.
32-13 Neque ungula jumentorum turbabit eas
34-18 Reliquam pedibus vestris turbabatis
-19 Quæ pedes vestri turbaverant, hæc bibebant
Dan. 5- 9 Sed et optimates ejus turbabantur
11-44 Fama turbabit eum ab Oriente et ab Aquil.
Habac. 3- 7 Turbabuntur pelles terræ Madian
2 Mac. 9-24 Ut si quid contrarium accideret... non turbarentur
Matth. 2- 3 Herodes rex turbatus est, et omnis Jerosol.
14-26 Turbati sunt, dicentes : Quia phantasma est
24- 6 Videte ne turbemini : oportet e. hæc fieri
Marc. 5-39 Quid turbamini, et ploratis? Puella non est mortua
Luc. 1-12 Et Zacharias turbatus est videns, et timor
-29 Quæ cum audisset, turbata est in sermone ej.
10-41 Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima
24-38 Dixit eis : Quid turbati estis, et cogitationes
Joan. 5- 7 Ut cum turbata fuerit aqua, mittat me
11-33 Infremuit spiritu, et turbavit se ipsum
12-27 Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam
13-21 Turbatus est spiritu : et protestatus est
14- 1 Non turbetur cor vestrum
-27 Non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum

Act. 15-24 Ex nobis exeuntes, turbaverunt vos
17-13 Venerunt et illuc commoventes et turbantes multitudinem
20-10 Nolite turbari, anima enim ipsius in ipso est

TURBO. *Nomen.*

4 Reg. 2- 1 Levare vellet Dominus Eliam per turbinem
-11 Ascendit Elias per turbinem in cælum
Job. 3- 6 Noctem illam tenebrosus turbo possideat
9-17 In turbine enim conteret me
21-18 Et sicut favilla quam turbo dispergit
27-21 Et velut turbo rapiet eum de loco suo
38- 1 Respondens a. Dominus Job de turbine
40- 1 Respondens a. Dominus Job de turbine
Sap. 5-24 Et tanquam turbo venti dividet illos
Eccli. 11-36 Et subvertet te in turbine, et abalienabit te
48- 9 Qui receptus es in turbine ignis, in curru
-13 Elias quidem in turbine tectus est
Isai. 4- 6 Et absconsionem a turbine et a pluvia
17-13 Rapietur... sicut turbo coram tempestate
21- 1 Sicut turbines ab Africo veniunt
25- 4 Spes a turbine, umbraculum ab æstu
Quasi turbo impellens parietem
28- 2 Turbo confringens, sicut impetus aquarum
29- 6 Et voce magna turbinis et tempestatis
30-30 Allidet in turbine, et in lapide grandinis
40-24 Aruerunt, et turbo quasi stipulam auferet
41-16 Et ventus tollet, et turbo disperget eos
66-15 In igne veniet, et quasi turbo quadrigæ ejus
Jerem. 23-19 Turbo Dominicæ indignationis egredietur
25-32 Turbo magnus egredietur a summitatibus
30-23 Ecce turbo Domini, furor egrediens
Ezech. 1- 4 Ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone
Osee. 8- 7 Ventum seminabunt, et turbinem metent
13- 3 Sicut pulvis turbine raptus ex area
Joel. 2- 2 Dies nubis et turbinis : quasi mane expansum super montes
Amos. 1-14 Et in turbine in die commotionis
Nahum. 1- 3 Dominus in tempestate et turbine viæ ejus
Habac. 3-14 Venientibus ut turbo ad dispergendum me
Soph. 1-15 Dies... caliginis, dies nebulæ et turbinis
Zach. 9-14 In tuba canet, et vadet in turbine Austri
Hebr. 12-18 Et turbinem, et caliginem, et procellam
2 Petr. 2-17 Nebulæ turbinibus exagitatæ, quib. caligo

TURBULENTUS.

Isai. 42- 4 Non erit tristis, neque turbulentus, donec

TURGENS.

Exod. 9- 9 Vesicæ turgentes, in universa terra Ægypti
-10 Ulcera vesicarum turgentium in hominibus
Num. 17- 8 Et turgentibus gemmis eruperant flores

TURMA.

Gen. 32- 7 Oves et boves, et camelos, in duas turmas
- 8 Dicens : Si venerit Esaü ad unam turmam
Alia turma, quæ reliqua est, salvabitur
-10 Et nunc cum duabus turmis regredior
33- 8 Quænam sunt istæ turmæ quas obviam habui ?
Exod. 6-26 Educerent filios Israël... per turmas suas
12-51 Filios Israël de terra Ægypti per turmas s.
40-34 Proficiscebantur filii Israel per turmas s.
Num. 1- 3 Et numerabitis eos per turmas suas
-52 Unusquisque per turmas et cuneos
2- 2 Singuli per turmas, signa atque vexilla
- 3 Judas figet tentoria per turmas exercitus sui
- 9 Et per turmas suas primi egredientur
-16 Quadringenti quinquaginta per turmas suas
-17 Per officia Levitarum et turmas eorum
-24 Centum octo millia centum per turmas s.
-32 Per domos... et turmas divisi exercitus
-34 Castrametati sunt per turmas suas
10-12 Profectique sunt filii Israël per turmas suas
-14 Filii Juda per turmas suas : quorum
-18 Filii Ruben, per turmas et ordinem suum
-22 Et filii Ephraim per turmas suas
-25 Profecti sunt filii Dan per turmas suas
-28 Profectiones filiorum Israël per turmas s.
33- 1 Egressi sunt de Ægypto per turmas suas
Deut. 20- 5 Per singulas turmas, audiente exercitu
Josue. 4-13 Quadraginta pugnatorum millia per turmas
11- 4 Egressique sunt omnes cum turmis suis
Judic. 8-10 Remanserant ex omnibus turmis Orientalium
9-43 Et divisit in tres turmas, tendens insidias
-44 Duæ autem turmæ palantes per campum
2 Reg. 18- 4 Egrediebaturque populus per turmas
1 Par. 12-18 Eos David, et constituit principes turmæ
27- 1 Qui ministrabant regi juxta turmas suas
- 2 Primæ turmæ in primo mense Jesboam
- 4 Secundi mensis habebat turmam Dudia
- 5 Dux quoque turmæ tertiæ in mense tertio
- 6 Præerat autem turmæ ipsius Amizabad
1 Par. 27- 7 Quartus... Asabel... et Zabadias...
- 8 Quintus... Samaoth Jezerites :
- 9 Sextus.. Hira filius Acces Thecuites:
-10 Septimus... Helles Phallonites...
-11 Octavus... Sobochaï Husathites...
-12 Nonus... Abiezer Anathothites...
-13 Decimus.. Maraï et ipse Netophat..
-14 Undecim... Banaïas Pharathonites..
-15 Duodec... Holdaï Netophathites...
(et in turma ejus viginti quatuor millia)
28- 1 Præpositos turmarum, qui ministrabant
2 Par. 20-21 Ut laudarent eum in turmis suis
23- 8 Joïada pontifex non dimiserat abire turmas
-13 Vidisset... principes turmasque circa eum
31- 2 Ezechias a. constituit turmas sacerdotales
-17 Et supra, per ordines et turmas suas
35- 5 Per familias turmasque Leviticas
-10 Levitæ q. in turmis, juxta regis imperium
Job. 1-17 Chaldæi fecerunt tres turmas, et invaserunt
Prov. 30-27 Et egreditur universa per turmas suas

TURPIS, E.

3 Reg. 15-13 Et confregit simulacrum turpissimum
Sap. 2-20 Morte turpissima condemnemus eum
Dan. 13-63 Quia non esset inventa in ea res turpis
1 Cor. 7-36 Si quis autem turpem se videri existimat
11- 6 Si vero turpe est mulieri tonderi
14-35 Turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia
Ephes. 5-12 Quæ enim in occulto... turpe est et dicere
Colos. 3- 8 Deponite... turpem sermonem de ore vest.
1 Tim. 3- 8 Diaconos... non turpe lucrum sectantes
Tit. 1- 7 Non percussorem, non turpis lucri cupidum
-11 Docentes quæ non oportet, turpis lucri grat.
1 Petr. 5- 2 Neque turpis lucri gratia, sed voluntarie

TURPITER.

2 Reg. 10- 5 Erant enim viri confusi turpiter valde
2 Mac. 9- 2 Ut Antiochus post fugam turpiter rediret
11-12 Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit

TURPITUDO.

Exod. 20-26 Non ascendes... ne reveletur turpitudo tua
28-42 Ut operiant carnem turpitudinis suæ
Levit 18- 6 Non accedet, ut revelet turpitudinem ejus
- 7 Turpitudinem patris tui, et turpitudinem matris tuæ non discooperies
Non revelabis turpitudinem ejus
- 8 Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies : turpitudo enim patris tui est
- 9 Turpitudinem sororis... non revelabis
-10 Turpitudinem filiæ filii tui vel neptis ex filia non revelabis : quia turpitudo tua est
-11 Turpitudinem filiæ uxoris patris tui... non revelabis
-12 Turpitudinem sororis patris tui non discoop.
-13 Turpitudinem sororis matris tuæ non revel.
-14 Turpitudinem patrui tui non revelabis
-15 Turpitudinem nurus tuæ non revelabis
-16 Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis : quia turpitudo fratris tui est
-17 Turpitudinem uxoris tuæ... non revelabis
-18 Nec revelabis turpitudinem ej.adh. illa viv.
20-17 Et viderit turpitudinem ejus
Quod turpitudinem suam mutuo revelaver.
-18 Et revelaverit turpitudinem ejus
-19 Turpitudinem materteræ... non discooper.
-21 Turpitudinem fratris sui revelavit
Prov. 6-33 Turpitudinem et ignominiam congregat
Eccli. 26-11 Et turpitudo illius non tegetur
29-28 Et domus protegens turpitudinem
30-13 Ne in turpitudinem illius offendas
Isai. 47- 2 Denuda turpitudinem tuam, discooperi
Ezech. 16-37 Et videbunt omnem turpitudinem tuam
Rom. 1-27 Masculi in mascul. turpitudinem operantes
Ephes. 5- 4 Aut turpitudo, aut stultiloquium
Apoc. 16-15 Ne nudus ambulet, et videant turpitudinem

TURRIS.

Gen. 11- 4 Faciamus nobis civitatem et turrim
- 5 Dominus, ut videret civitatem et turrim
35-21 Fixit tabernaculum trans turrem Gregis
Judic. 8- 9 Victor in pace, destruam turrim hanc
-17 Turrim q. Phanuël subvertit, occisis habit.
9-46 Qui habitabant in turre Sichimorum
-47 Audiens viros turris Sichimorum pariter
-49 Et mulieres, habitatorum turris Sichem
-51 Erat autem turris excelsa in media civitate
Super turris tectum stantes per propugnac.
-52 Accedensque Abimelech juxta turrim
4 Reg. 9-17 Speculator qui stabat super turrim Jezrahel
15-25 In Samaria, in turre domus regiæ, juxta
17- 9 A turre Custodum usque ad civitatem mun.
18- 8 A turre Custodum usque ad civitatem mun.
1 Par. 27-25 Erant in urbibus, et in vicis, et in turribus
2 Par. 14- 7 Et roboremus turribus, et portis, et seris
17-12 Ædificavit in Juda domos ad instar turrium
2 Par. 26- 9 Ædificavitque Ozias turres in Jerusalem
-10 Extruxit etiam turres in solitudine
-15 Machinas, quas in turribus collocavit
27- 4 Ædificavit... in saltibus castella et turres
36-19 Universas turres combusserunt
2 Esdr. 2- 8 Ligna, ut tegere possim portas turris domus
3- 1 Usque ad turrim centum cubitorum sanctificaverunt eam, usq. ad turrim Hananeel
-11 Ædificavit Melchias... et turrim Furnorum
-25 Contra flexuram et turrim, quæ eminet
-26 Et (*usque contra*) turrim, quæ prominebat
-27 A turre magna et eminente usq. ad murum
12-37 Super murum et super turrim Furnorum
-38 Et super portam Piscium, et turrim Hananeel, et turrim Emath
Judith. 1- 2 Turres vero ej. posuit in altitudinem cubit.
- 3 Posuitq. portas ejus in altitudinem turrium
Psal. 47-13 Complectimini eam : narrate in turribus ej.
60- 4 Turris fortitudinis a facie inimici
121- 7 Fiat... et abundantia in turribus tuis
Prov. 18-10 Turris fortissima, nomen Domini
Cant. 4- 4 Sicut turris David collum tuum
7- 4 Collum tuum sicut turris eburnea
Nasus tuus sicut turris Libani, quæ respicit
8-10 Ego murus : et ubera mea sicut turris
Isai. 2-15 Et super omnem turrim excelsam
5- 2 Et ædificavit turrim in medio ejus
30-25 In die... cum ceciderint turres
Jerem. 31-38 A turre Hananeel usque ad portam Anguli
Thren. 2- 7 Tradidit... muros turrium ejus
Ezech. 26- 4 Et destruent turres ejus : et radam
- 9 Et turres tuas destruet in armatura sua
27-11 Et Pigmæi, qui erant in turribus tuis
29-10 A turre Syenes, usque ad terminos Æthiop.
30- 6 A turre Syenes gladio cadent in ea
Mich. 4- 8 Et tu turris Gregis nebulosa filiæ Sion
Zach. 14-10 Et a turre Hananeel usque ad torcularia
1 Mac. 1-35 Muro magno... et turribus firmis
4-60 Ædificaver... muros altos et turres firmas
5- 5 Et conclusi sunt ab eo in turribus
Et incendit turres eorum igni
-65 Et turres succendit igni in circuitu
6-37 Sed et turres ligneæ super eos firmæ
13-33 Muniens ea turribus excelsis et muris
-43 Et percussit turrem unam, et comprehendit
16-10 Et fugerunt usque ad turres quæ erant
2 Mac. 10-18 Cum confugissent in duas turres valde mun.
-20 A quibusdam qui in turribus erant, suasi
-22 Et confestim duas turres occupavit
-36 Turres portasque succendere aggressi sunt
13- 5 In eod. loco turris quinquaginta cubitorum
Matth. 21-33 Ædificavit turrim, et locavit eam
Marc. 12- 1 Et ædificavit turrim, et locavit eam
Luc. 13- 4 Cecidit turris in Siloë, et occidit eos
14-28 Quis enim ex vobis volens turrim ædificare

TURTUR.

Gen. 15- 9 Sume... turturem quoque et columbam
Levit. 1-14 Oblatio fuerit Domino, de turturibus
5- 7 Offerat duos turtures vel duos pullos
-11 Si non quiverit... duos offerre turtures
12- 6 Deferet... pullum columbæ sive turturem
- 8 Sumet duos turtures vel duos pullos
14-22 Duosque turtures, sive duos pullos
-30 Et turturem sive pullum columbæ offeret
15-14 Die autem octavo, sumet duos turtures
-29 Offeret pro se sacerdoti duos turtures
Num. 6-10 Offeret duos turtures vel duos pullos
Psal. 83- 4 Et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos
Cant. 1- 9 Pulchræ sunt genæ tuæ sicut turturis
2-12 Vox turturis audita est in terra nostra
Jerem. 8- 7 Turtur, et hirundo, et ciconia custodierunt
Luc. 2-24 Et ut darent hostiam... par turturum

TUTAMENTUM.

1 Mac. 14-37 Et collocavit... ad tutamentum regionis

TUTE.

2 Par. 16- 1 Ut nullus tute posset egredi et ingredi

TUTO *et* TUTOR.

Sap. 10-12 Et a seductoribus tutavit illum
Baruc. 6-17 Ita tutantur sacerdotes ostia clausuris

TUTORES.

Galat. 4- 2 Sed sub tutoribus et actoribus est

TUTUS, A, UM.

1 Reg. 23-19 Apud nos in locis tutissimis sylvæ
24- 1 Et habitavit in locis tutissimis Engaddi
-23 Viri ejus ascenderunt ad tutiora loca
2 Mac. 4-33 Ipse in loco tuto se continens Antiochiæ
Act. 27- 9 Et cum jam non esset tuta navigatio
Hebr. 6-19 Sicut anchoram habemus animæ tutam

TUUS, A, UM.

Gen. 3-10 Ait : Vocem tuam audivi in paradiso
Deinceps omittitur.

TYCHICUS.

Fuit hic administer sancti Pauli in perferendis litteris et mandatis ad absentes. Ascriptus est numero sanctorum die Aprilis decima nona.

Act. 20- 4 Asiani vero Tychicus et Trophimus
Ephes. 6-21 Omnia vobis nota faciet Tychicus
Colos. 4- 7 Omnia vobis nota faciet Tychicus
2 Tim. 4-12 Tychicum autem misi Ephesum
Tit. 3-12 Cum misero ad te Artemam aut Tychicum

TYMPANUM.

Gen. 31-27 Et canticis, et tympanis, et citharis
Exod. 15-20 Sumpsit ergo Maria.. tympanum in manu s. Egressæque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis
Judic. 11-34 Occurrit ei unigenita filia sua cum tympanis
1 Reg. 10- 5 Et ante eos psalterium et tympanum
18- 6 Cantantes... in tympanis lætitiæ, et in sistris
2 Reg. 6- 5 Ludebant... et lyris, et tympanis, et sistris
1 Par. 13- 8 Ludebant... tympanis, et cymbalis, et tubis
Judith. 3-10 Ducentes choros in tympanis et tibiis
16- 2 Incipite Domino in tympanis, cantate
Job. 21-12 Tenent tympanum et citharam, et gaudent
Psal. 80- 3 Sumite psalmum, et date tympanum
149- 3 In tympano et psalterio psallant ei
150- 4 Laudate eum in tympano et choro
Isai. 5-12 Cithara, et lyra, et tympanum
24- 8 Cessavit gaudium tympanorum, quievit
30-32 Requiescere faciet... super eum in tympanis
Jerem. 31- 4 Adhuc ornaberis tympanis tuis
1 Mac. 9-39 Obviam illis cum tympanis et musicis

TYMPANISTRIÆ.

Psal. 67-26 In medio juvencularum tympanistriarum

TYPHONICUS.

Ventus Typhon ille dicitur qui est subitaneus, procellosus, verticosus. Plinius eum appellat « præcipuam navigantium pestem, non » antennas modo, verum ipsa navigia contorta » frangentem. »

Act. 27-14 Misit se contra ipsam ventus Typhonicus

TYPUS.

2 Reg. 12-31 Divisitq. cultris, et traduxit in typo laterum

TYRANNIS.

3 Reg. 16-20 Et insidiarum ejus, et tyrannidis
Job. 15-20 Numerus annorum incertus est tyrannidis
Sap. 16- 4 Supervenire interitum exercentibus tyrannidem

TYRANNUS.

Esth. 6- 9 Et primus de regiis principibus ac tyrannis
Job. 34-19 Qui non accipit personas principum : nec cognovit tyrannum
35- 9 Ejulabunt propter vim brachii tyrannorum
Sap. 12-14 Neque rex neque tyrannus in conspectu tuo
14-16 Et tyrannorum imperio colebantur figmenta
Eccli. 11- 5 Multi tyranni sederunt in throno
Ezech. 23-23 Nobiles, tyrannosque et principes
Dan. 1- 3 Et de semine regio et tyrannorum
3- 2 Misit ad congregandos... duces et tyrannos
- 3 Congregati sunt...judices,duces, et tyranni
Habac. 1-10 Et tyranni ridiculi ejus erunt
1 Mac. 1- 5 Obtinuit regiones gentium, et tyrannos
2 Mac. 4-25 Animos vero crudelis tyranni... gerens
-40 Duce quodam tyranno, ætate pariter et dementia provecto
5- 8 Conclusus ab Areta Arabum tyranno
7-27 Inclinata ad illum, irridens crudelem tyrannum
Act. 19- 9 Quotidie disputans in schola tyranni cujusd.

TYRIUS.

3 Reg. 7-14 Patre Tyrio, artificem ærarium, et plenum
1 Par. 22- 4 Quæ Sidonii et Tyrii deportaverant ad Dav.
2 Par. 2-14 Pater fuit Tyrius, qui novit operari in auro
1 Esdr. 3- 7 Et potum, et oleum, Sidoniis Tyriisque
2 Esdr. 13-16 Tyrii habitaverunt in ea, inferentes pisces
Eccli. 46-21 Et contrivit principes Tyriorum
2 Mac. 4-49 Quamobrem Tyrii quoque indignati
Act. 12-20 Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis

TYRONES.

4 Reg. 25-19 Qui probabat tyrones de populo terræ
Jerem. 52-25 Principem militum, qui probabat tyrones

TYRUS.

Civitas maritima, munita, metropolis Phœnices. Olim insula septingentis passibus divisa a continente, mari prœalto, sed vix credibili opere comportatis aggeribus per Alexandrum Magnum adjuncta continenti. Est in tribu Nephthali, vigesimo ferme milliario a Cæsarea Philippi.

Josue. 19-29 Revertiturque in Horma usque ad civitatem munitissimam Tyrum
2 Reg. 5-11 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios
24- 7 Transierunt prope mœnia Tyri
3 Reg. 5- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri servos suos
3 Reg. 7-13 Misit q. rex Salomon, et tulit Hiram de Tyro
9-11 Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligna
-12 Et egressus est Hiram de Tyro
1 Par. 14- 1 Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios
2 Par. 2- 3 Misit quoque ad Hiram regem Tyri
-11 Dixit autem Hiram rex Tyri per litteras
Psal. 44-13 Et filiæ Tyri in muneribus vultum tuum deprecabuntur
82- 8 Alienigenæ cum habitantibus Tyrum
86- 4 Ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æth.
Isai. 23- 1 Onus Tyri. Ululate, naves maris
- 5 Dolebunt cum audierint de Tyro
-15 In oblivione eris, o Tyre, septuaginta annis
Erit Tyro quasi canticum meretricis
-17 Visitabit Dominus Tyrum, et reducet eam
Jerem. 27- 3 Et ad regem Tyri, et ad regem Sidonis
47- 4 Dissipabitur Tyrus, et Sidon cum omnibus
Ezech. 26- 2 Pro eo quod dixit Tyrus de Jerusalem
- 3 Dicit Dom. Deus : Ecce ego super te, Tyre
- 4 Et dissipabunt muros Tyri
- 7 Ecce ego adducam ad Tyrum Nabuchod.
-15 Hæc dicit Dominus Deus Tyro
27- 2 Fili hominis, assume sup. Tyrum lamentum
- 3 Et dices Tyro, quæ habitat in introitu maris
O Tyre, tu dixisti : Perfecti decoris ego sum
- 8 Sapientes tui, Tyre, facti sunt gubernatores
-32 Quæ est ut Tyrus, quæ obmutuit in medio
28- 2 Fili hominis, dic principi Tyri : Hæc dicit D.
-11 Fili hom., leva planctum super regem Tyri
29-18 Servire fecit exercitum suum servitute magna adversus Tyrum
Merces non est reddita ei... de Tyro
Osee. 9-13 Ut vidi,Tyrus erat fundata in pulchritudine
Joel. 3- 4 Verum quid mihi et vobis, Tyrus et Sidon
Amos. 1- 9 Dicit Dom. : Super tribus sceleribus Tyri
-10 Et mittam ignem in murum Tyri
Zach. 9- 2 Emath quoque... et Tyrus, et Sidon
- 3 Et ædificavit Tyrus munitionem suam
1 Mac. 5-15 Convenisse.. a Ptolemaïda, et Tyro, et Sid.
11-59 A terminis Tyri usque ad fines Ægypti
2 Mac. 4-18 Cum a. quinquenn. agon Tyri celebraretur
-32 Et alia vendiderat Tyri et per vicinas civit.
-44 Et cum venisset rex Tyrum
Matth. 11-21 Si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes
-22 Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii
15-21 Secessit in partes Tyri et Sidonis
Marc. 3- 8 Et qui circa Tyrum et Sidonem
7-24 Surgens abiit in fines Tyri et Sidonis
-31 Et iterum exiens de finibus Tyri
Luc. 6-17 Et maritima, et Tyri, et Sidonis
10-13 Si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes
-14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit
Act. 21- 3 Navigavimus in Syriam, et venimus Tyrum
- 7 Navigatione expleta, a Tyro descendimus

U

UBER. *Subst.*

Gen. 49-25 Benedictionibus uberum et vulvæ
Levit. 22-27 Septem diebus erunt sub ubere matris suæ
Job. 3-12 Quare exceptus genibus ? cur lactatus uberibus ?
Psal. 21-10 Spes mea ab uberibus matris meæ
Prov. 5-19 Ubera ejus inebrient te in omni tempore
7-18 Veni, inebriemur uberibus, et fruamur
30-33 Qui a. fortiter premit ubera ad eliciendum
Cant. 1- 1 Quia meliora sunt ubera tua vino
- 3 Memores uberum tuorum super vinum
-12 Inter ubera mea commorabitur
4- 5 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli capreæ
-10 Pulchriora sunt ubera tua vino
7- 3 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli
- 7 Assimilata est palmæ, et ubera tua botris
- 8 Et erunt ubera tua sicut botri vineæ
-12 Ibi dabo tibi ubera mea
8- 1 Quis mihi det te.. sugentem ubera matris m.
- 8 Soror nostra parva, et ubera non habet
-10 Ego murus : et ubera mea sicut turris
Isai. 11- 8 Delectabitur infans ab ubere sup. foramine
28- 9 Ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus
32-12 Super ubera plangite, super regione desid.
66-11 Ut sugatis, et repleamini ab ubere consolat.
-12 Ad ubera portabimini, et sup. genua bland.
Ezech. 16- 7 Ubera t. intumuerunt, et pilus tuus germ.
23- 3 Subacta sunt ubera earum, et fractæ sunt
- 8 Illi confregerunt ubera pubertatis ejus
-21 Quando subacta sunt in Ægypto ubera tua
-34 Devorabis, et ubera tua lacerabis
Osee. 2- 2 Adulteria sua de medio uberum suorum
9-14 Da eis vulvam sine liberis et ubera arentia
Joel. 2-16 Congregate parvulos, et sugentes ubera
2 Mac. 6-10 Quas infantibus ad ubera suspensis... præc.
Luc. 11-27 Beatus venter... et ubera, quæ suxisti
23-29 Beatæ steriles..et ubera q. non lactaverunt

UBER. *Adject.*

Num. 32- 4 Regio uberrima est ad pastum animalium
Judic. 18- 9 Vidimus e. terram valde opulent. et uberem
1 Par. 4-40 Inveneruntq. pascuas uberes et valde bon.
-41 Uberrimas pascuas ibidem repererunt
Psal. 91-11 Et senectus mea in misericordia uberi
-15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi
Isai. 30-23 Panis frugum terræ erit uberrimus
Jerem. 11-16 Olivam uberem, pulchram, fructiferam
Ezech. 34-14 In pascuis uberrimis pascam eas
Dan. 11-24 Abundantes et uberes urbes ingredietur
Luc. 12-16 Cujusd. divitis uberes fructus ager attulit

UBERTAS.

Gen. 41-26 Spicæ plenæ, septem ubertatis anni sunt
-31 Et ubertatis magnitudinem perditura est
-53 Transactis septem ubertatis annis
Deut. 1-25 Ut ostenderent ubertatem, attulerunt ad nos
30- 9 In ubertate terræ tuæ, et in rerum o. largit.
Psal. 35- 9 Inebriabuntur ab ubertate domus tuæ
64-12 Et campi tu' replebuntur ubertate
Isai. 5-17 Deserta in ubertatem versa advenæ comedent
7-22 Præ ubertate lactis comedet butyrum
Osee. 10- 1 Juxta ubertatem terræ suæ exuberavit

UBI.

Gen. 2-11 Terram Hevilath, ubi nascitur aurum
Deinceps omittitur.

UBICUMQUE.

Gen. 20-15 Ubicumque tibi placuerit, habita
Exod. 10-23 Ubicumque autem habitabant filii Israël
Levit. 15- 4 Immundum erit, et ubicumque sederit
Judic. 17- 8 Ubicumque sibi commodum reperisset
Ruth. 2- 2 Ubicumque clementis in me patrisfamilias reperero gratiam
1 Reg. 14- 7 Et ero tecum ubicumque volueris
19- 3 Stabo juxta patr... in agro ubicumque fueris
2 Reg. 7- 9 Fui tecum in omnib. ubicumque ambulasti
4 Reg. 8- 1 Et peregrinare ubicumque repereris
1 Par. 29- 5 Et ubicumque opus est aurum de auro, et ubicumque opus est argentum de argento
2 Par. 19-10 Ubicumque quæstio est de lege
1 Esdr. 1- 4 In cunctis locis ubicumque habitant
Judith. 5-16 Ubicumque ingressi sunt sine arcu et sagitta
Job. 39-30 Et ubicumque cadaver fuerit, statim adest
Eccli. 36-28 Et deflectens ubicumque obscuraverit
Isai. 30-23 Ubicumque seminaveris in terra
1 Mac. 6-36 Ubicumque erat bestia, ibi erant
Matth. 24-28 Ubicumque fuerit corpus, illic congregab.
26-13 Ubicumque prædicatum fuerit hoc Evang.
Marc. 9-17 Qui ubicumque eum apprehenderit, allidit
14- 9 Ubicumque prædicatum fuerit Evang. ist.
Luc. 17-37 Ubicumque fuerit corpus, illic congregab.

UBIL.

Dicitur Ismahelites, quod aliquo tempore in regione Ismahelitarum fuisset; vel quod egregio aliquo facinore hoc sibi cognomen peperisset; vel tandem quod vere esset Ismahelita natione, sed religione Hebræus, cui propterea camelorum cura tradita est, quia Ismahelitæ camelis abundant, et quomodo habendi sint peritiam habent.

1 Par. 27-30 Super camelos vero Ubil Ismahelites

UBINAM.

Deut. 32-26 Dixi : Ubinam sunt ? Cessare faciam

UBIQUE.

3 Reg. 8-42 (*Audietur brachium t.*) extensum, ubique
Sap. 2- 9 Ubique relinquamus signa lætitiæ
7-24 Attingit a. ubique propter suam munditiam
Jerem. 50-15 Ubique dedit manum, ceciderunt fundam.
2 Mac. 8- 7 Fama virtutis ejus ubique diffundebatur
Marc. 16-20 Illi a. profecti prædicaverunt ubique
Luc. 9- 6 Evangelizantes et curantes ubique
Act. 17-30 Ut omnes ubique pœnitentiam agant
21-28 Omnes ubique docens, insuper et gentiles
24- 3 Semper et ubique suscipimus, optime Felix
28-22 Quia ubique ei contradicitur
1 Cor. 4-17 Sicut ubique in omni Ecclesia doceo
Philip. 4-12 Ubique et in omnibus institutus sum

ULAI.

Nomen portæ, vel fontis, unde flumen Ubal oritur. Utrumque potest esse verum, nam fere omnes portæ quæ ad fluvios sunt, ab iis nomen accipiunt.

Dan. 8- 2 Vidi a. in visione esse me super portam Ulaï
-16 Et audivi vocem viri inter Ulaï

ULAM I. *Filius Sares filii Machir.*

1 Par. 7-16 Sares : et filii ejus Ulam et Recen
-17 Filius autem Ulam, Badan

ULAM II.

Filius primogenitus Esec, in tribu Benjamin. Filios habuit fortissimos et magno robore tendentes arcum.

1 Par. 8-39 Ulam primogenitus, et Jehus secundus
-40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi

ULCISCOR.

Num. 31- 2 Ulciscere prius filios Israël de Madianitis
Deut. 32-43 Quia sanguinem servor. suorum ulciscetur
Josue. 10-13 Donec ulcisceretur se gens de inimicis suis
Judic. 6-32 Ulciscatur se de eo Baal, qui suffodit aram ej.
16-28 Deus meus, ut ulciscar me de hostibus meis
1 Reg. 14-24 Donec ulciscar de inimicis meis
24-13 Et ulciscatur me Dominus ex te
25-31 Aut ipse te ultus fueris
-33 Ne irem ad sang., et ulciscerer me manu mea
2 Reg. 14-11 Ut non multiplicentur... ad ulciscendum
4 Reg. 9- 7 Et ulciscar sanguinem servorum meorum
2 Par. 6-23 Et ulciscaris justum, retribuens ei
-35 Tu exaudies... obsecrationem, et ulciscaris
Judith. 7-17 Qui ulciscitur nos secundum peccata nostra
8-26 Non ulciscamur nos pro his quæ patimur
Judith. 13-27 Dedisti quod ulciscatur se de inimicis suis
Esth. 9-22 Se ulti sunt Judæi de inimicis suis
Job. 35-15 Nunc enim... nec ulciscitur scelus valde
Psal. 98- 8 Et ulciscens in omnes adinventiones eor.
117-10 Et in nomine Domini, quia ultus sum in eos
-11 Et in nomine Domini, quia ultus sum in eos
-12 Et in nomine Domini, quia ultus sum in eos
Jerem. 5- 9 Et in gente tali non ulciscetur anima mea ?
-29 Hujuscemodi non ulciscetur anima mea ?
9- 9 In gente hujusc. non ulciscetur anima mea ?
51-36 Judicabo... et ulciscar ultionem tuam
Ezech. 24- 8 Ut superinducerem... et vindicta ulciscerer
25-15 Et ulti sunt toto animo, interficientes
Joel. 3- 4 Et si ulciscimini vos contra me
Nahum. 1- 2 Deus æmulator, et ulciscens Dominus
Ulciscens Dominus, et habens furorem
Ulciscens Dominus in hostes suos, et irascens
1 Mac. 15- 4 Ut ulciscar in eos, qui corruperunt region.
2 Cor. 10- 6 In promptu habentes ulcisci omn. inobed.

ULCUS.

Exod. 9- 9 Erunt e. in hominibus et jumentis ulcera
-10 Factaque sunt ulcera vesicarum turgentium
-11 Propter ulcera quæ in illis erant
Levit. 13-18 Caro a. et cutis in qua ulcus natum est
-19 Et in loco ulceris cicatrix alba apparuerit
-20 Plaga enim lepræ orta est in ulcere
-23 Ulceris est cicatrix, et homo mundus erit
Deut. 28-27 Percutiat te Dominus ulcere Ægypti
-35 Percutiat te Dom. ulcere pessimo in genibus
4 Reg. 20- 7 Quam cum attulissent, et posuissent super ulcus ejus
Job. 2- 7 Percussit Job ulcere pessimo, a planta pedis
Luc. 16-20 Qui jacebat ad januam ej., ulceribus plenus
-21 Canes veniebant, et lingebant ulcera ejus

ULLUS, A, UM.

Gen. 42-31 Pacifici sumus, nec ullas molimur insidias
Exod. 34-10 Signa faciam quæ nunquam visa sunt super terram, nec in ullis gentibus
Levit. 25-18 Ut habitare possitis in terra absq. ullo pavore
Deut. 8- 9 Ubi absque ulla penuria comedes pan. tuum
12-10 Et absque ullo timore habitetis
25-12 Nec flecteris super eam ulla misericordia
32- 4 Deus fidelis, et absque ulla iniquitate
Josue. 6-10 Neque ullus sermo ex ore vestro egredietur
10-37 Non reliquit in ea ullas reliquias
-39 Non dimisit in ea ullas reliquias
-40 Non dimisit in ea ullas reliquias
11-11 Non dimisit in ea ullas reliquias
-20 Et non mererentur ullam clementiam
-22 Non reliquit ullum de stirpe Enacim in terra
Judic. 18- 7 Populum habitant. in ea absq. ullo timore
20-43 Nec erat ulla requies morientium
Ruth. 3-13 Ego te absque ulla dubitatione suscipiam
2 Reg. 14-25 Usq. ad verticem non erat in eo ulla macula
3 Reg. 4-25 Habitabatq. Juda et Israël absq. timore ullo
2 Par. 5- 6 Immolabant.. et boves absque ullo numero
14-11 Domine, non est apud te ulla distantia
Tobiæ. 4- 7 Noli avertere faciem tuam ab ullo paupere
6-11 Neq. fœmin. ullam habet aliam præter eam
7-11 Et non daret petenti ullum responsum
Judith. 2- 6 Non parcet oculus tuus ulli regno
8-28 Et non est in sermonibus t. ulla reprehensio
Esth. 4-11 Absque ulla cunctatione statim interficiatur
9-28 Nec est ulla civitas, in qua dies Phurim
13- 2 Absq. ullo terrore vit. silentio transigentes
Job. 7- 6 Dies mei... consumpti sunt ab que ulla spe
17-10 Et non inveniam in vobis ullum sapientem
18-19 Nec ullæ reliquiæ in regionibus ejus
21-25 Alius vero moritur... absque ullis opibus
30-27 Interiora m. efferbuerunt absq. ulla requie
34- 6 Violenta sagitta mea absque ullo peccato
Eccle. 8-11 Absq. timore ullo filii hom. perpetrant mala
Eccli. 4-30 Non contradicas verbo veritatis ullo modo
9- 6 Ne des fornicariis animam tuam in ullo
42-20 Et non abscondit se ab eo ullus sermo
Isai. 5-14 Et aperuit os suum absque ullo termino
52- 4 Assur absq. ulla causa calumniatus est eum
54-11 Tempest. convulsa, absq. ulla consolatione
55- 1 Et absque ulla commutatione, vinum et lac
Ezech. 34-28 Habitabunt confidenter absq. ullo terrore
Soph. 3- 6 Non remanente viro, neque ullo habitatore
1 Mac. 10-63 Ut nemo adv. e. interpellet de ullo negotio
Nec quisquam ei molestus sit de ulla ratione
14-44 Et ne liceat ulli ex populo et ex sacerdotib.
2 Mac. 11-31 Et nemo eor. ullo modo molestiam patiatur
Matth. 27-14 Et non respondit ei ad ullum verbum
Marc. 6- 5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere
Luc. 8-43 Nec ab ullo potuit curari
Joan. 19-11 Non haberes potestatem advers. me ullam
Act. 4-17 Ne ultra loquantur in nom. hoc ulli homin.
25-17 Cum ergo huc conveniss. sine ulla dilatione
1 Cor. 1- 7 Ita ut nihil vobis desit in ulla gratia
2 Cor. 6- 3 Nemini dantes ullam offensionem
2 Thes. 2- 3 Ne quis vos seducat ullo modo
Hebr. 4-13 Non est ulla creatura invisib. in consp. ejus
7- 7 Sine ulla a. contradictione, quod minus est
10-28 Sine ulla miseratione duobus vel tribus testibus moritur
1 Petri. 3- 6 Et non pertimentes ullam perturbationem
1 Joan. 1- 5 Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ
Apoc. 7- 1 Neque sup. mare, neque in ullam arborem
-16 Nec cadet sup. illos sol, neque ullus æstus

ULMUS.

Isai. 41-19 Ponam in deserto abietem, ulmum

ULNA.

Gen. 24-18 Deposuit hydriam super ulnam suam
Esth. 15-11 Exilivit de solio, et sustentans eam ulnis suis
Isai. 49-22 Et afferent filios tuos in ulnis, et filias tuas
Luc. 2-28 Et ipse accepit eum in ulnas suas

ULTERIUS.

Rom. 15-23 Ulterius locum non habens in his regionibus

ULTIMUS, A, UM.

Num. 34-12 Et ad ultimum salsissimo claudentur mari
3 Reg. 21-21 Et interficiam.. clausum, et ultimum in Isr.
Prov. 31-10 Procul, et de ultimis finibus pretium ejus
Eccli. 48-27 Spiritu magno vidit ultima, et consolat. est
Ezech. 31-14 Traditi sunt in mortem ad terram ultimam
-18 Ecce deductus es... ad terram ultimam
32-18 Et detrahe eam ipsam.. ad terram ultimam
-24 Qui descenderunt incircumcisi ad terram ultimam
2 Mac. 5- 5 Ad ultimum apprehensa civitate Menelaüs
- 8 Ad ultimum, in exitium sui conclusus
7- 9 In ultimo spiritu constitutus, sic ait
Act. 1- 8 Eritis mihi testes... et usq. ad ultimum terræ

ULTIO.

Gen. 4-24 Septupl. ultio dabitur de Caïn : de Lamech
34-27 Depopulati sunt urbem in ultionem stupri
Exod. 32-34 In die ultionis visitabo et hoc peccatum eor.
Levit. 19-18 Non quæras ultionem, nec memor eris inj.
Num. 14-34 Et scietis ultionem meam
31- 3 Qui possint ultionem Domini expetere
33- 4 Nam et in diis eor. exercuerat ultionem
Deut. 32-35 Mea est ultio, et ego retribuam in tempore
-41 Reddam ultionem hostibus meis, et his
Judic. 11-36 Concessa tibi ultione, atq. victoria de host.
15- 7 Adhuc ex vobis expetam ultionem, et tunc
16-28 Pro amissione... unam ultionem recipiam
1 Reg. 18-25 Nisi tantum... ut fiat ultio de inimicis regis
2 Reg. 3-27 Mortuus est in ultionem sanguinis Azaël fr.
4- 8 Dedit Dom. domino m. regi ultionem hodie
2 Par. 24-25 In ultionem sanguinis filii Joïadæ sacerdotis
Judith. 6- 6 Ut... ipse simul ultioni subjaceas
8-34 Dominus sit tecum in ultionem inimicorum
Esth. 8-12 Constituta est per omnes provincias una ultionis dies
Psal. 78-10 Ultio sanguinis servorum t., qui effusus est
93- 1 Ultionum Dom. : Deus ultionum libere egit
Prov. 11- 4 Non proderunt divitiæ in die ultionis
Sap. 5-18 Armabit creaturam ad ultionem inimicor.
Isai. 34- 8 Quia dies ultionis Do., annus retributionum
35- 4 Deus vester ultionem adducet retributionis
47- 3 Ultionem capiam, et non resistet mihi homo
59-17 Indutus est vestimentis ultionis, et opertus
61- 2 Ut prædicarem... diem ultionis Deo nostro
63- 4 Dies enim ultionis in corde meo, annus red.
Jerem. 11-20 Videam ultionem tuam ex eis
20-10 Prævaleamus... et consequamur ultionem
-12 Videam, quæso, ultionem tuam ex eis
46-10 Dies a. ille Do. Dei exercituum, dies ultionis
50-15 Ultio Domini est : ultionem accipite de ea
-28 Ultionem Do. Dei nost., ultionem templi ej.
51- 6 Quoniam tempus ultionis est a Domino
-11 Ultio Domini est, ultio templi sui
-36 Judicabo causam t., et ulciscar ultionem t.
Ezech. 25-12 Quod fecit Idumæa ultionem, ut se vindic.
-14 Dabo ultionem meam super Idumæam
-17 Faciam in eis ultiones magnasque arguens
Joel. 3- 4 Numquid ultionem vos reddetis mihi
Mich. 5-14 Et faciam in furore et in indignatione ultionem in omnibus
1 Mac. 7- 9 Mandavit ei facere ultionem in filios Israel
2 Mac. 6-13 Statim ultiones adhibere, magni beneficii est
Luc. 21-22 Quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur
Act. 7-24 Fecit ultionem ei qui injuriam sustinebat
28- 4 Ultio non sinit eum vivere

ULTOR.

Levit. 26-25 Inducamq. super vos gladium ultorem fœd.
Num. 35-25 Liberabitur innocens de ultoris manu
-27 Percussus ab eo qui ultor est sanguinis
Deut. 18-19 Qui... audire noluerit, ego ultor existam
Josue. 20- 3 Proximi, qui ultor est sanguinis

Josue. 20- 5 Cumq. ultor sanguin. eum fuerit persecutus
Judic. 6-31 Numquid ultores estis Baal, ut pugnetis
Job. 19-29 Quoniam ultor iniquitatum gladius est
Psal. 8- 3 Ut destruas inimicum et ultorem
*Jerem.*51-56 Quia fortis ultor Dom. reddens retribuet
Osee. 5-13 Abiit Ephraim ad Assur, et misit ad regem ultorem
10- 6 Ipse in Assur delatus est, munus regi ultori

ULTRA. *Præpos.*

Gen. 30-43 Ditatusque est homo ultra modum
Exod. 18-18 Ultra vires tuas est negotium, solus illud
Levit. 16-12 In incensum, ultra velum intrabit in sancta
Josue. 21-36 De tribu Ruben ultra Jord. contra Jericho
1 Reg. 20-22 Ecce sagittæ ultra te sunt: vade in pace
-37 Ecce ibi est sagitta porro ultra te
2 Reg. 19-31 Paratus etiam ultra fluvium prosequi eum
Job. 42- 3 Quæ ultra modum excederent scientiam m.
Eccle. 2- 7 Ultra omnes qui fuerunt ante me in Jerus.
Dan. 3-32 Regi injusto et pessimo ultra omn. terram
Soph. 3-10 Ultra flumina Æthiopiæ, inde supplices m.
Marc. 10- 1 Exurgens venit in fines Judææ ultra Jord.
2 Cor. 10-16 Etiam in illa, quæ ultra vos sunt

ULTRA. *Adverb.*

Gen. 8-10 Expectatis autem ultra septem diebus aliis
-21 Nequaquam ultra maledicam terræ
Non igitur ultra percutiam omnem animam
9-11 Nequaquam ultra interficietur omnis caro
-15 Non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum
27-33 Ultra quam credi potest admirans, ait
-37 Et tibi post hæc, fili mi, ultra quid faciam?
35-10 Non vocaberis ultra Jacob, sed Israël
38- 5 Sela, quo nato, parere ultra cessavit
-26 Attamen ultra non cognovit eam
45- 1 Non se poterat ultra cohibere Joseph
Exod. 5- 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo
8-29 Noli ultra fallere: ut non dimittas populum
9-28 Et nequaquam hic ultra maneatis
-33 Cessaverunt tonitrua et grando, nec ultra stillavit pluvia
10-28 Recede a me, et cave ne ultra videas fac.
-29 Fiet ut locutus es, non videbo ultra faciem
14-13 Nequaquam ultra videbitis usque in semp.
15-18 Dominus regnabit in æternum et ultra
36- 6 Nec mulier quidquam offerat ultra
Levit. 13- 5 Siquidem lepra ultra non creverit
-57 Quod si ultra apparuerit in his locis
17- 7 Nequaquam ultra immolabunt hostias suas
26-31 Nec recipiam ultra odorem suavissimum
27- 7 Sexagenarius et ultra masculus dabit quind.
-20 Ultra eum qui voverat redimere non poterit
Num. 11-25 Prophetaverunt, nec ultra cessaverunt
15-23 Mandavit per eum ad vos, a die qua cœpit jubere et ultra
18-22 Ut non accedant ultra filii Israël ad tabern.
Deut. 3-26 Nequaquam ultra loquaris de hac re ad me
5-25 Si e. audierimus ultra vocem Do. D. nostri
7-10 Ita ut disperdat eos, et ultra non differat
13-11 Nequaquam ultra faciat quippiam hujus
18-16 Ultra non audiam vocem Domini Dei mei
29-23 Ardore comburens, ita ut ultra non seratur
31- 2 Non possum ultra egredi et ingredi
34-10 Non surrexit ultra propheta in Israël, sicut
Josue. 5-12 Nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël
7-12 Non ero ultra vobisc., donec conteratis eum
8-20 Non potuerunt ultra huc illucq. diffugere
17-18 Et poteris ultra procedere cum subverteris
22-33 Nequaquam ultra dixerunt, ut ascenderent
Judic. 8-28 Nec potuerunt ultra cervices elevare
10-13 Idcirco non addam ut ultra vos liberem
13-21 Et ultra eis non apparuit Angelus Domini
18-25 Cave ne ultra loquaris ad nos, et veniant
20-23 Debeo ultra procedere ad dimicandum
-28 Exire ultra debem. ad pugnam contra filios
-45 Et cum ultra tenderent, persecuti sunt eos
Ruth. 1-11 Num ultra habeo filios in utero m., ut viros
-18 Noluit, nec ad s. ultra reditum persuadere
1 Reg. 7-13 Nec apposuerunt ultra ut venirent in term.
10- 3 Cumque abieris inde, et ultra transieris
13-14 Sed nequaquam regnum t. ultra consurget
15-35 Non vidit Samuel ultra Saül usque ad diem
26-21 Nequaq. e. ultra tibi malefaciam, eo quod
27- 4 In Geth, et non addidit ultra quærere eum
2 Reg. 2-28 Nec persecuti sunt ultra Israel
10-19 Timueruntque Syri auxilium præbere ultra
14-10 Adduc eum ad me, et ultra non addet ut tangat te
19-28 Aut quid possum ultra vociferari ad regem
-29 Quid ultra loquaris? fixum est quod locutus
-35 Vel audire possum ultra vocem cantorum
3 Reg. 8- 8 Non apparebant ultra extrinsecus
-60 Ipse est Deus, et non est ultra absque eo
10- 5 In domo Dom.: non habebat ultra spiritum
-10 Non sunt allata ultra aromata tam multa
3 Reg. 12-28 Nolite ultra ascendere in Jerusalem
4 Reg. 2-21 Non erit ultra in eis mors, neque sterilitas
5-17 Non enim faciet ultra servus tuus holocaust.
6-23 Ultra non venerunt latrones Syriæ in terram
12- 8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra accipere
21- 8 Ultra non faciam commoveri pedem Israël
24- 7 Ultra non addidit rex Ægypti ut egrederetur
1 Par. 17- 9 Habitabit in eo, et ultra non commovebitur
-18 Quid ultra addere potest David?
19-19 Noluitq. ultra Syria auxilium præbere filiis
23-26 Officii Levitarum ut ultra portent tabernac.
2 Par. 9- 4 Non erat præ stupore ultra in ea spiritus
13-20 Nec valuit ultra resistere Jeroboam
22- 9 Nec erat ultra spes aliqua, ut de stirpe
35- 3 Nequaquam enim eam ultra portabitis
2 Esdr. 2-17 Ædificemus muros Jerusalem, et non simus ultra opprobrium
Tobiæ. 6- 8 Sive a muliere, ita ut ultra non accedat ad e.
12-21 Et ultra eum videre non potuerunt
Judith. 6- 4 Non respirabis ultra, donec extermineris
Esth. 1-19 Nequaq. ultra Vasthi ingrediatur ad regem
2-14 Nec habebat potestatem ad regem ultra red.
9-12 Quid ultra postulas, et quid vis ut fieri jub.
Job. 7-10 Nec revertetur ultra in domum suam
-16 Nequaquam ultra jam vivam: parce mihi
20- 9 Neque ultra intuebitur eum locus suus
32-15 Extimuerunt, nec responderunt ultra
34-23 Neque enim ultra in hominis potestate est
-32 Si iniquitatem locutus s., ultra non addam
39-35 Et alterum, quibus ultra non addam
40-27 Memento belli, nec ultra addas loqui
Ps. H. 10-18 Ut non apponat ultra magnificare se homo
82- 5 Et non memoretur nomen Israël ultra
Prov. 6-15 Subito conteretur, nec habebit ultra medic.
11- 7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes
Eccle. 2-20 Renuntiavitque cor meum ultra laborare
9- 5 Nihil noverunt amplius, nec habent ultra mercedem
Eccli. 27-23 Ultra eum non poteris colligare. Et maledicti
Isai. 1- 5 Super quo percutiam vos ultra, addentes
-13 Ne offeratis ultra sacrificium frustra
2- 4 Nec exercebuntur ultra ad prælium
5- 4 Quid est quod debui ultra facere vineæ meæ
23-10 Filia maris, non est cingulum ultra tibi
-12 Non adjicies ultra ut glorieris, calumniam sustinens
26-21 Et non operiet ultra interfectos suos
28- 8 Sordiumque, ita ut non esset ultra locus
30-20 Non faciet avolare a te ultra doctorem t.
32- 5 Non vocabitur ultra is, qui insipiens est
-10 Consummata est enim vindemia, collectio ultra non veniet
38-11 Non aspiciam hominem ultra, et habitator.
45-21 Et non est ultra Deus absq. me. Deus justus
46- 9 Et non est ultra Deus, nec est similis mei
47- 1 Quia ultra non vocaberis mollis et tenera
- 5 Non vocaberis ultra domina regnorum
51-22 Non adjicies ut bibas illum ultra
52- 1 Quia non adjiciet ultra, ut pertranseat
54- 9 Ne inducerem aquas Noë ultra supra terr.
55-10 Et nix de cœlo, et illuc ultra non revertitur
60-18 Non audietur ultra iniquitas in terra tua
-20 Non occidet ultra sol tuus, et luna tua non
62- 4 Non vocaberis ultra derelicta: et terra tua
- 8 Si dedero triticum tuum ultra cibum inimicis
64- 9 Et ne ultra memineris iniquitatis nostræ
65-19 Non audietur in eo ultra vox fletus
Jerem. 2-31 Recessimus, non veniemus ultra ad te
3- 1 Numquid revertetur ad eam ultra?
-16 Non dicent ultra: Arca testamenti Domini
Nec visitabitur, nec fiet ultra
10-20 Qui extendat ultra tentorium meum
16-14 Non dicetur ultra: Vivit Dom., qui eduxit
19-11 Vas figuli, quod non potest ultra instaurari
20- 9 Non recordabor ejus, neque loquar ultra
22-10 Quia non revertetur ultra, nec videbit terr.
-30 Et potestatem habeat ultra in Juda
23- 4 Non formidabunt ultra, et non pavebunt
- 7 Non dicent ultra: Vivit Dom., qui eduxit
-36 Onus Domini ultra non memorabitur
31-12 Quasi hortus irriguus, et ultra non esurient
-29 Non dicent ultra: Patres comederunt uvam
-34 Et non docebit ultra vir proximum suum
-39 Exibit ultra norma mensuræ in conspectu
-40 Non evelletur, et non destruetur ultra
33-24 Eo quod non sit ultra gens coram eis
34-10 Et ultra non dominarentur eis: audierunt
38- 9 Non sunt enim panes ultra in civitate
42-18 Nequaquam ultra videbitis locum istum
44-22 Non poterat Dominus ultra portare
26 Nequaquam ultra vocabitur nomen meum
48- 2 Non est ultra exaltatio in Moab contra Hes.
49- 7 Numquid non ultra est sapientia in Theman
50-39 Non inhabitabitur ultra usq. in sempitern.
51-44 Non confluent ad eum ultra gentes
Thren. 4-15 Non addet ultra ut habitet in eis
-22 Filia Sion, non addet ultra ut transmigret te
Ezech. 5- 6 Præcepta mea ultra quam terræ quæ in circ.
- 9 Et quibus similia ultra non faciam
12-23 Neque vulgo dicetur ultra in Israël
-24 Non enim erit ultra omnis visio cassa
-28 Non prolongabitur ultra omnis sermo meus
13-21 Neque erunt ultra in manibus vestris
14-11 Ut non erret ultra domus Israël a me
16-41 Desines fornicari, et merced. ultra non dabis
-63 Non sit tibi ultra aperire os præ confusione
18- 3 Si erit ultra vobis parabola hæc in proverb.
19- 9 Ne audiretur vox ej. ultra super montes Isr.
20-39 Nomen m. sanct. pollueritis ultra in muner.
24-27 Et loqueris, et non silebis ultra
25-10 Ut non sit ultra memoria filiorum Ammon
26-14 Siccatio sagenar. eris, nec ædificaberis ultra
-21 Requisita non invenieris ultra in sempitern.
28-24 Et non erit ultra domui Israël offendiculum
29-15 Et non elevabitur ultra super nationes
-16 Neque erunt ultra domui Isr. in confidentia
32-13 Et non conturbabit eas pes hominis ultra
34-10 Cessare faciam eos ut ultra non pascant greg.
Et non erit ultra eis in escam
-22 Salvabo gregem meum, et non erit ultra in rapinam
-28 Non erunt ultra in rapinam in gentibus
-29 Non erunt ultra imminuti fame in terra, neque portabunt ultra opprobrium gentium
36-12 Non addes ultra ut absque eis sis
-14 Gentem tuam non necabis ultra, ait Dom.
-30 Non portetis ultra opprobr. famis in gentib.
37-22 Non erunt ultra duæ gentes, nec dividentur
-23 Neque polluentur ultra in idolis suis
39-29 Non abscondam ultra faciem meam ab eis
43- 7 Non polluent ultra domus Israël nomen
-27 In die octava et ultra, facient sacerdotes
45- 8 Non depopulabuntur ultra principes popul.
Osee. 1- 6 Quia non addam ultra misereri domui Isr.
2-16 Vir meus: et non vocabit me ultra, Baali
-17 Non recordabitur ultra nominis eorum
14- 4 Super eq. non ascendemus nec dicemus ultra
- 9 Ephraïm, quid mihi ultra idola?
Joel. 2-19 Et non dabo vos ultra opprobr. in gentibus
Amos. 1-11 Tenuerit ultra furorem suum, et indignation.
7- 8 Non adjiciam ultra superinducere eum
-13 Et in Bethel non adjicies ultra ut prophetes
8- 2 Non adjiciam ultra ut pertranseam eum
-14 Et cadent, et non resurgent ultra
9-15 Non evellam eos ultra de terra sua
Mich. 4- 3 Non sumet... et non dicent ultra belligerare
- 5 In nomine Do. Dei n. in æternum et ultra
5-12 Et non adorabis ultra opera manuum tuar.
7-18 Non immittet ultra furorem s., quon. volens
*Nahum.*1-12 Afflixi te, et non affligam te ultra
-15 Non adjiciet ultra ut pertranseat in te Belial
2-13 Non audietur ultra vox nuntiorum tuorum
Soph. 3-15 Do. in medio tui, non timebis malum ultra
-18 Ut non ultra habeas super eis opprobrium
Zach. 9- 8 Non transibit super eos ultra exactor
11- 6 Ego non parcam ultra super habitantes terr.
13- 2 Disperdam nomina...et non memorab. ultra
- 3 Et erit cum prophetaverit quispiam ultra
14-21 Et non erit mercator ultra in domo Domini
Malac. 2-13 Ita ut non respiciam ultra ad sacrificium
1 Mac. 7-24 Et cessaverunt ultra exire in regionem
9-55 Nec ultra potuit loqui verbum, et mandare
Matth. 5-13 Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur for.
Marc. 5-35 Quia filia tua mortua est: quid ultra vexas
7-12 Et ultra non dimittitis eum quidquam facere
Luc. 20-36 Neque enim ultra mori poterunt
Act. 4-17 Ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hom.
15-28 Nihil ultra imponere vob. oneris quam hæc
Rom. 6- 6 Ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato
- 9 Mors illi ultra non dominabitur
2 Cor. 1-23 Non veni ultra Corinthum: non quia domin.
2 Tim. 3- 9 Sed ultra non proficient
Hebr. 10- 2 Ideo quod nullam haberent ultra conscient.
Apoc. 18-21 Babylon... et ultra jam non invenietur
21- 4 Et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra
22- 5 Et nox ultra non erit: et non egebunt lumine

ULTRO.

1 Reg. 20-30 Fili mulieris virum ultro rapientis
3 Reg. 10-13 Exceptis his, quæ ultro obtulerat ei munere
1 Esdr. 3- 5 Et in omnibus in quibus ultro offerebatur
*Judith.*10-12 Noluerunt ultro tradere se ipsos
2 Mac. 6- 4 Sacratisq. ædibus mulieres se ultro ingereb.
Marc. 4-28 Ultro e. terra fructificat, primum herbam
Act. 12-10 Ducit ad civitatem: quæ ultro aperta est eis

ULTRONEUS.

Exod. 25- 2 Ab o. hom. qui offeret ultroneus, accipietis

ULULA.

Isai. 13-22 Et respondebunt ibi ululæ in ædibus ejus

ULULATUS.

Exod. 32-17 Dixit ad Moysen : Ululatus pugnæ auditur
Num. 10- 6 In secundo a. sonitu et pari ululatu tubæ
Judic. 21- 2 Et magno ululatu cœperunt flere, dicentes
1 Reg. 5-12 Ascendebat ululatus uniuscujusque civitatis
Judith. 7-18 Factus est fletus et ululatus magn. in ecclesia
14- 7 Egressi sunt cum grandi strepitu et ululatu
Esth. 4- 3 Apud Judæos, jejunium, ululatus, et fletus
Job. 39-25 Procul odoratur bellum..et ululatum exerc.
Isai. 15- 3 In plateis ejus o. ululatus descendit in fletum
- 8 Usque ad Gallim ululatus ejus
Jerem. 3-21 Vox in viis... ploratus et ululatus filiorum
20-16 Et ululatum in tempore meridiano
25-36 Et ululatus optimatum gregis
46-12 Audier. gentes... et ululatus t. replevit terr.
48- 5 Hostes ululatum contritionis audierunt
Ezech. 21-22 Ut aperiat os... ut elevet vocem in ululatu
Amos. 1-14 Devorabit ædes ejus in ululatu in die belli
Soph. 1-10 Ululatus a Secunda, et contritio magna
Zach. 11- 3 Vox ululatus pastorum, quia vastata est
Matth. 2-18 Vox in Rama... ploratus et ululatus multus

ULULO.

Num. 10- 6 Facient, ululantibus tubis in profectionem
- 7 Tubar. clangor erit, et non concise ululabunt
- 9 Clangetis ululantibus tubis, et erit recordatio
Judic. 5-28 Per fenestram respiciens ululabat mater ej.
7-21 Et vociferantes, ululantesque fugerunt
1 Reg. 4-13 Nuntiavit urbi; et ululavit omnis civitas
Judith. 15- 3 Clangentes tubis, et ululantes post ipsos
16-13 Tunc ululaverunt castra Assyriorum
Isai. 13- 6 Ululate, quia prope est dies Domini
14-31 Ulula, porta; clama, civitas : prostrata est
15- 2 Super Nabo, et super Medaba, Moab ululavit
- 4 Super hoc expediti Moab ululabunt, anima ejus ululabit sibi
16- 7 Idcirco ululabit Moab ad Moab, universus ululabit
23- 1 Ululate, naves maris, quia vastata est domus
- 6 Ululate, qui habitatis in insula
-14 Ululate, naves maris, quia devastata est
65-14 Et præ contritione spiritus ululabitis
Jerem. 4- 8 Plangite, et ululate : quia non est aversa
25-34 Ululate, pastores, et clamate; et aspergite
47- 2 Et ululabunt omnes habitatores terræ
48-20 Ululate, et clamate, annuntiate in Arnon
-39 Quomodo victa est, et ululaverunt?
49- 3 Ulula, Hesebon, quoniam vastata est Haï
51- 8 Ululate super eam, tollite resinam ad dolor.
Ezech. 21-12 Clama, et ulula, fili hom., quia hic factus est
30- 2 Dicit Dominus Deus : Ululate, væ, væ diei
Osee. 5- 8 Ululate in Bethaven, post tergum t., Benj.
7-14 In corde suo, sed ululabant in cubilibus suis
Joel. 1- 5 Ululate, omnes qui bibitis vinum in dulced.
-11 Ululaverunt vinitores super frumento
-13 Plangite, sacerdot.; ululate, ministri altaris
2- 1 Canite tuba in Sion, ululate in monte sancto
Mich. 1- 8 Super hoc plangam, et ululabo : vadam
Soph. 1-11 Ululate, habitatores Pilæ : conticuit
Zach. 11- 2 Ulula, abies, quia cecidit cedrus
Ululate, quercus Basan, quon. succisus est
Jacob. 5- 1 Divites, plorate ululantes in miseriis vestris

UMBILICUS.

Judic. 9-37 Ecce populus de umbilico terræ descendit
Job. 40-11 Virtus illius in umbilico ventris ejus
Prov. 3- 8 Sanitas quippe erit umbilico t., et irrigatio
Cant. 7- 2 Umbilicus tuus crater tornatilis
Ezech. 16- 4 In die ortus t. non est præcisus umbilicus t.
38-12 Qui possidere cœpit, et esse habitator umbilici terræ

UMBRA.

Gen. 19- 8 Quia ingressi sunt sub umbra culminis mei
Judic. 9-15 Venite, et sub umbra mea requiescite
-36 Umbras montium vides quasi capita hom.
3 Reg. 19- 5 Projecitque se, et obdormivit in umbra juniperi
4 Reg. 20- 9 Vis ut ascendat umbra decem lineis
-10 Facile est, umbram crescere decem lineis
-11 Reduxit umbram per lineas, quib. jam desc.
1 Par. 29-15 Dies nostri quasi umbra super terram
Job. 3- 5 Obscurent eum tenebræ, et umbra mortis
7- 2 Sicut servus desiderat umbram, et sicut
8- 9 Quoniam sicut umbra dies nostri sunt
10-22 Ubi umbra mortis, et nullus ordo, sed semp.
12-22 Et producit in lucem umbram mortis
14- 2 Qui quasi flos... et fugit velut umbra
24-17 Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram mortis
28- 3 Lapidem quoq. caliginis, et umbram mortis
Job. 34-22 Non sunt tenebræ, et non est umbra mortis
40-16 Sub umbra dormit in secreto calami
-17 Protegunt umbræ umbram ejus, circumd.
Psal. 16- 8 Sub umbra alarum tuarum protege me
22- 4 Si ambulavero in medio umbræ mortis
43-20 In loco afflictionis, et cooperuit nos umbra mortis
56- 2 Et in umbra alarum tuarum sperabo
79-11 Operuit montes umbra ejus; et arbusta ejus
87- 7 In tenebrosis, et in umbra mortis
101-12 Dies mei sicut umbra declinaverunt : et ego
106-10 Sedentes in tenebris et umbra mortis
-14 Eduxit eos de tenebris et umbra mortis
108-23 Sicut umbra cum declinat, ablatus sum
143- 4 Dies ejus sicut umbra prætereunt
Eccle. 7- 1 Et tempore, quod velut umbra præterit
8-13 Sed quasi umbra transeant qui non timent
Cant. 2- 3 Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi
-17 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
4- 6 Donec aspiret dies, et inclinentur umbræ
Sap. 2- 5 Umbræ enim transitus est tempus nostrum
5- 9 Transierunt omnia illa tanquam umbra
15- 4 Nec umbra picturæ labor sine fructu
Eccli. 34- 2 Quasi qui apprehendit umbram, et perseq.
Isai. 9- 2 Habitantibus in regione umbræ mortis, lux
16- 3 Pone quasi noctem umbram t. in meridie
30- 2 Et habentes fiduciam in umbra Ægypti
- 3 Et fiducia umbræ Ægypti in ignominiam
32- 2 Umbra petræ prominentis in terra deserta
34-15 Et circumfodit, et fovit in umbra ejus
38- 8 Ecce ego reverti faciam umbram linearum
49- 2 In umbra manus s. protexit me, et posuit me
51-16 Et in umbra manus meæ protexi te
Jerem. 6- 4 Quia longiores factæ sunt umbræ vesperi
13-16 Ponet eam in umbram mortis, et in caligin.
48-45 In umbra Hesebon steterunt de laqueo fug.
Thren. 4-20 Cui diximus : In umbra t. vivemus in gent.
Baruc. 1-12 Ut vivamus sub umbra Nabuchodonosor regis Bab., et sub umbra Baltassar filii ej.
Ezech. 17-23 Volatile sub umbra frondium ej. nidificabit
31- 6 Cumq. extendisset umbram suam, in ramis
Osee. 4-13 Et terebinthum, quia bona erat umbra ejus
14- 8 Convertentur sedentes in umbra ejus
Jonæ. 4- 5 Sedebat subt. illud in umbra, donec videret
- 6 Ut esset umbra sup. caput ejus, et protegeret
Matth. 4-16 Sedentibus in regione umbræ mortis, lux
Marc. 4-32 Ut possint sub umbra ej. aves cœli habitare
Luc. 1-79 Qui in tenebris et in umbra mortis sedent
Act. 5-15 Saltem umbra illius obumbraret quemquam
Colos. 2-17 Sunt umbra futurorum : corpus aut. Christi
Hebr. 8- 5 Qui exemplari et umbræ deserviunt cœlest.
10- 1 Umbram e. habens lex futurorum bonorum

UMBRACULUM.

Levit. 23-42 Habitabitis in umbraculis septem diebus
3 Reg. 20-12 Bibebat ipse et reges in umbraculis
-16 Bibebat temulentus in umbraculo suo
Job. 27-18 Et sicut custos fecit umbraculum
Eccli. 34-19 Tegimen ardoris, et umbraculum Merid.
Isai. 1- 8 Derelinquetur filia Sion ut umbraculum
4- 6 Tabernaculum erit in umbraculum diei
25- 4 Spes a turbine, umbraculum ab æstu
Jerem. 25-38 Dereliquit quasi leo umbraculum suum
Ezech. 31- 6 Sub umbraculo illius habitabat cœtus
-12 Recedent de umbraculo ejus omnes populi
-17 Brachium uniusc. sedebit sub umbraculo
Jonæ. 4- 5 Et fecit sibimet umbraculum ibi
Nahum. 2- 5 Ascendent muros ejus, et præparabitur

UNA. *Adverb.*

2 Par. 34-30 Unaque omnes viri Juda et habitatores Jer.
2 Mac. 7- 1 Sept. fratres una cum matre s. apprehensos
- 5 Cæteri una cum matre invic. se hortabantur

UNANIMIS.

Judith. 6-14 Unanimes preces suas Domino effuderunt
7- 4 Unanimes orantes ut Deus Israel miseric...
Psal. 54-14 Tu vero, homo unanimis, dux meus
Eccli. 6-12 Unanimem habebis amicitiam bonam
Act. 12-20 At illi unanimes venerunt ad eum
Rom. 15- 6 Ut unanimes uno ore honorificetis Deum
Philip. 1-27 Quia statis in uno spiritu unanimes
2- 2 Eamdem charitatem habentes, unanimes
-20 Neminem enim habeo tam unanimem
1 Petr. 3- 8 In fine a., omnes unanimes, compatientes

UNANIMITER.

Judith. 4-10 Clamaverunt ad Do. D. Israël unanimiter
Psal. 82- 6 Quoniam cogitaverunt unanimiter
Act. 1-14 Erant perseverantes unanimiter in oratione
2-46 Quotidie quoque perdurantes unanimiter
4-24 Unanimiter levaverunt vocem ad Deum
5-12 Erant unanimiter om. in porticu Salomonis
7-56 Et impetum fecerunt unanimiter in eum
8- 6 Unanimiter audientes, et videntes signa

UNCIA.

2 Reg. 21-16 Ferrum hastæ trecentas uncias appendebat
3 Reg. 7-26 Grossitudo a. luteris, trium unciarum erat

UNCINUS.

Exod. 28-13 Facies et uncinos ex auro
-14 Et duas catenulas... quas inseres uncinis
-25 Catenar. extrema duobus copulabis uncinis
38- 3 Paravit ex ære vasa... fuscinulas, uncinos
39-16 Duos uncinos, totidemque annulos aureos
-17 Duæ catenæ aureæ, quas inseruerunt uncinis
Num. 4-14 Fuscinulas ac tridentes, uncinos et batilla
Amos. 8- 1 Dominus Deus : et ecce uncinus pomorum
- 2 Quid tu vides, Amos? Et dixi : Uncinum

UNCTIO.

Exod. 29- 7 Oleum unctionis fundes super caput ejus
-21 De oleo unctionis, asperges Aaron et vestes
30-25 Facies unctionis oleum sanctum, unguent.
-31 Hoc oleum unctionis sanctum erit mihi
31-11 Oleum unctionis, et thymiama aromatum
35-15 Et oleum unctionis, et thymiama ex arom.
40- 9 Assumpto unctionis oleo unges tabernacul.
-11 Omnia unctionis oleo consecrabis, ut sint
-13 Unctio eorum in sacerdotium sempiternum
Levit. 6-20 Offerre debent Domino in die unctionis suæ
7-35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus
8- 2 Et unctionis oleum, vitulum pro peccato
-10 Tulit et unctionis oleum, quo linivit
10- 7 Oleum quippe sanctæ unctionis est sup. vos
21-10 Super cujus caput fusum est unctionis oleum
-12 Oleum sanctæ unctionis, Dei super eum est
Num. 4-16 Et oleum unctionis et quidquid ad cultum
Eccli. 38- 7 Et unctiones conficiet sanitatis
1 Joan. 2-20 Sed vos unctionem habetis a sancto
-27 Et vos unctionem, quam accepistis ab eo
Sed sicut unctio ejus docet vos de omnibus

UNDA.

Exod. 15- 8 Stetit unda fluens, congregatæ sunt abyssi

UNDE.

Gen. 13- 7 Unde et facta est rixa inter pastores gregum
Deinceps omittitur.

UNDECUMQUE.

Sap. 15-12 Oportere undecumque etiam ex malo acq.

UNDECIM.

Gen. 32-22 Cum undecim filiis, et transivit vadum Jab.
37- 9 Et lunam et stellas undecim adorare me
Exod. 26- 7 Facies et saga cilicina undecim, ad oper.
36-14 Fecit et saga undecim de pilis caprarum
Num. 29-20 De tertio offeretis vitulos undecim
Deut. 1- 2 Undecim diebus de Horeb per viam montis
Josue. 15-51 Civitates undecim, et villæ earum
4 Reg. 23-36 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
24-18 Et undecim annis regnavit in Jerusalem
2 Par. 36- 5 Undecim annis regnavit in Jerusalem
-11 Undecim annis regnavit in Jerusalem
Jerem. 52- 1 Undecim annis regnavit in Jerusalem
Ezech. 40-49 Et latitudinem undecim cubitorum
2 Mac. 11-11 Prostraverunt ex eis undecim millia pedit.
Matth. 28-16 Undecim a. Discipuli abierunt in Galilæam
Marc. 16-14 Recumbentibus illis undecim apparuit
Luc. 24- 9 Nuntiaverunt hæc omnia illis undecim
-33 Invenerunt congregatos undecim
Act. 1-26 Annumeratus est cum undecim Apostolis
2-14 Stans a. Petrus cum undecim, levavit vocem
1 Cor. 15- 5 Visus est Cephæ, et post hoc undecim

UNDECIMUS, A, UM.

Num. 7-72 Die undecimo princeps filiorum Aser
Deut. 1- 3 Quadragesimo anno, undecimo mense
3 Reg. 6-38 Et in anno undecimo, mense Bul
4 Reg. 9-29 Anno undecimo Joram filii Achab regnavit
25- 2 Usque ad undecimum annum regis Sedeciæ
1 Par. 12-13 Jeremias decimus, Machbanaï undecimus
24-12 Undecima Eliasib, duodecima Jacim
25-18 Undecima Azareel, filiis et fratribus ejus
27-14 Undecimus, mense undecimo, Banaias
Tobiæ. 11- 1 Pervenerunt ad Charan... undecimo die
Jerem. 1- 3 Usque ad consummationem undecimi anni
39- 2 Undecimo a. anno Sedeciæ, mense quarto
52- 5 Usque ad undecimum annum regis Sedeciæ
Ezech. 26- 1 Factum est in undecimo anno
29- 1 Undecima die mensis, factum est verb. Do.
30-20 Factum est in undecimo anno, in primo
31- 1 Factum est in anno undecimo, tertio mense
Zach. 1- 7 In die vigesima et quarta undecimi mensis
1 Mac. 16-14 Mense undecimo : hic est mensis Sabath
Matth. 20- 6 Circa undecimam vero exiit, et invenit alios
- 9 Ergo qui circa undecimam horam venerant
Apoc. 21-20 Undecimum, hyacinthus : duodecimum

UNDIQUE.

2 Reg. 7- 1 Do. dedisset ei requiem undique ab univ.
2 Par. 15- 5 Terrores undique in cunctis habitatoribus
Job. 15-22 De tenebris ad lucem, circumspectans undique gladium
18-11 Undique terrebunt eum formidines
19-10 Destruxit me undique, et pereo, et quasi
Sap. 16-19 Supra virtutem ignis,exardescebat undique
Eccli. 46- 6 In oppugnando inimicos undique
-19 In oppugn. hostes circumstantes undique
47- 8 Contrivit e. inimicos undique, et extirpavit
51-10 Cicumdederunt me undique, et non erat
Jerem.20- 3 Non Phassur vocavit.. sed pavorem undique
46- 5 Nec respexerunt : terror undique, ait Dom.
51- 2 Venerunt super eam undique in die afflict.
Ezech.16-33 Ut intrarent ad te undique ad fornicandum
-37 Congregabo eos super te undique,et nudabo
19- 8 Adversus eum gentes undique de provinciis
23-24 Et galea armabuntur contra te undique
28-24 Spina dolorem inferens undique per circuit.
37-21 Et congregabo eos undique, et adducam eos
39-17 Concurrite undique ad victimam meam
40- 5 Forinsecus in circuitu domus undique
-14 Ad frontem atrium portæ undique per circ.
-16 Quæ erant intra portam undique per circ.
41- 5 Quatuor cubitorum undique per circuitum
-10 Viginti cubitor. in circuitu domus undique
42-15 Et mensus est eam undique per circuitum
-20 Per quatuor ventos mensus est murum ejus undique per circuitum
Dan. 13-22 Et ait : Angustiæ sunt mihi undique
2 Mac.13- 5 Aggestum undique habens cineris
Marc. 1-45 Et conveniebant ad eum undique
Luc. 19-43 Circumdab. te : et coangustabunt te undique

UNGO.

Gen. 31-13 Ubi unxisti lapidem, et votum vovisti mihi
Exod.29-29 Ut ungantur in ea, et consecrentur manus
-36 Et unges illud in sanctificationem
30-26 Et unges ex eo tabernaculum testimonii
-32 Caro hominis non ungetur ex eo, et juxta
40- 9 Unges tabernaculum cum vasis suis
Levit. 4- 3 Si sacerdos, qui unctus est, peccaverit
-16 Inferet sacerdos,qui unctus est, de sanguine
7-12 Lagana azyma uncta oleo,coctamq. similam
8-11 Unxit illud, et omnia vasa ejus
-12 Fundens super caput Aaron, unxit eum
16-32 Expiabit autem sacerdos, qui unctus fuerit
Num. 3- 3 Hæc nomina... sacerdotum qui uncti sunt
6-15 Lagana absque fermento uncta oleo
7- 1 Unxitq., et sanctificavit cum omnibus vasis
-10 In dedicationem altaris, die qua unctum est
-88 In dedicatione altaris, quando unctum est
35-25 Donec..qui oleo sancto unctus est, moriatur
Deut. 28-40 Non ungeris oleo : quia defluent et peribunt
Judic. 9- 8 Ierunt ligna, ut ungerent super se regem
Ruth. 3- 3 Ungere, et indure cultioribus vestimentis
1 Reg. 9-16 Unges eum ducem super populum m. Israël
10- 1 Ecce, unxit te Dom. super hæreditatem s.
Hoc tibi signum, quia unxit te D. in princ.
15- 1 Ut ungerem te in regem super populum ej.
-17 Unxitque te Dominus in regem super Isr.
16- 3 Et unges quemcumque monstravero tibi
-12 Ait Dominus : Surge, unge eum, ipse est e.
-13 Et unxit eum in medio fratrum ejus
2 Reg. 1-21 Clypeus Saül, quasi non esset unctus oleo
2- 4 Et unxerunt ibi David, ut regnaret
- 7 Tamen me unxit domus Juda in regem sibi
3-39 Ego autem adhuc delicatus et unctus rex
5- 3 Unxeruntque David in regem super Israël
-17 Quod unxissent David in regem super Isr.
12- 7 Ego unxi te in regem super Israël
-20 Surrexit ergo David...et lotus unctusq. est
14- 2 Et ne ungaris oleo, ut sis quasi mulier
19-10 Absalom autem, quem unximus super nos
3 Reg. 1-34 Ungat eum ibi Sadoc sacerdos, et Nathan
-39 Sadoc sacerdos... et unxit Salomonem
-45 Unxeruntq. eum Sadoc sacerdos et Nathan
5- 1 Quod ipsum unxissent regem pro patre ej.
16-15 Unges Hazaël regem super Syriam
-16 Jehu filium Namsi unges regem super Isr.
Eliseum... unges prophetam pro te
4 Reg. 4- 2 Non habeo... nisi parum olei, quo ungar
9- 3 Dicit Dominus : Unxi te regem super Israël
- 6 Unxi te regem super populum Dom. Israël
-12 Dicit Dominus : Unxi te regem super Israël
11-12 Feceruntque eum regem, et unxerunt
23-30 Unxerunt eum, et constituerunt eum regem
1 Par. 11- 3 Unxeruntque eum regem super Israël
14- 8 Eo quod unctus esset David in regem
29-22 Unxerunt secundo Salomonem filium David
Unxerunt a. eum Domino in principem
2 Par. 22- 7 Quem unxit Dominus ut deleret domum
23-11 Unxit quoq. illum Joïada pontifex, et filii ej.
2 Par. 28-15 Cumq...refecissent cibo ac potu,unxissentq.
Tobiæ. 6- 9 Fel valet ad ungendos oculos
Judith.10- 3 Lavit corpus suum, et unxit se myro optimo
16-10 Unxit faciem suam unguento, et colligavit
Esth. 2-12 Ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino
Psal. 44- 8 Propterea unxit te Deus Deus t. oleo lætitiæ
88-21 David servum m.:oleo sancto meo unxi eum
Eccli. 45-18 Complevit Moyses... et unxit illum oleo
46-16 Renovavit imperium, et unxit principes
48- 8 Qui ungis reges ad pœnitent., et prophetas
Isai. 61- 1 Eo quod unxerit Dominus me
Ezech.16- 9 Emundavi sanguinem t. ex te,et unxi te oleo
Dan. 9-24 Prophetia, et ungatur sanctus sanctorum
Mich. 6-15 Tu calcabis olivam, et non ungeris oleo
Matth. 6-17 Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum
Marc. 6-13 Ungebant oleo multos ægros, et sanabant
14- 8 Prævenit ungere corpus m. in sepulturam
16- 1 Aromata, ut venientes ungerent Jesum
Luc. 4-18 Propter quod unxit me, evangelizare...
7-38 Osculabatur pedes ej., et unguento ungebat
-46 Oleo caput meum non unxisti
Hæc autem unguento unxit pedes meos
Joan. 9-11 Et unxit oculos meos, et dixit mihi : Vade
11- 2 Maria autem erat, quæ unxit Do. unguento
12- 3 Et unxit pedes Jesu, et extersit pedes ejus
Act. 4-27 Adv. sanctum puerum t. Jes., quem unxisti
10-38 Quomodo unxit eum Deus Spiritu sancto
2 Cor. 1-21 In Christo, et qui unxit nos Deus
Hebr. 1- 9 Propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo
Jacob. 5-14 Orent super eum, ungentes eum oleo

UNGUENTARIUS, A.

Exod. 30-25 Unguentum compositum opere unguentarii
-35 Faciesque thymiama compositum opere unguentarii
1 Reg. 8-13 Filias q. vestras faciet sibi unguentarias
Eccli. 38- 7 Unguentarius faciet pigmenta suavitatis

UNGUENTUM.

Exod.25- 6 Aromata in unguentum, et thymiamata
30-25 Unguentum compositum opere unguentarii
35- 8 Et ut conficiatur unguentum et thymiama
-28 Ad præparandum unguentum ac thymiama
37-29 Ad sanctificationis unguentum, et thym.
39-37 Altare aureum, et unguentum, et thymiama
Levit. 8-30 Assumensque unguentum, et sanguinem
4 Reg. 20-13 Unguenta quoque,et domum vasorum suor.
1 Par. 9-30 Unguenta ex aromatibus conficiebant
2 Par. 16-14 Plenum aromatibus et unguentis meretric.
Judith.16-10 Unxit faciem suam unguento, et colligavit
Esth. 14- 2 Et pro unguentis variis, cinere et stercore
Job. 41-22 Et ponet quasi cum unguenta bulliunt
Psal. 132- 2 Sicut unguentum in capite, quod descendit
Prov. 27- 9 Unguento et variis odoribus delectatur cor
Eccle. 7- 2 Melius est nomen bonum, quam unguenta pretiosa
10- 1 Muscæ morientes perdunt suavit. unguenti
Cant. 1- 2 (*Ubera tua*) fragrantia unguentis optimis
- 3 Post te curremus in odorem unguentorum t.
4-10 Odor unguentorum t. super omnia aromata
-14 Myrrha et aloë cum omn. primis unguentis
Sap. 2- 7 Vino pretioso et unguentis nos impleamus
Isai. 39- 2 Et auri,et odoramentor., et unguenti optimi
57- 9 Et ornasti te regi unguento, et multiplicasti
Ezech.23-41 Et unguentum meum posuisti super eam
Dan. 10- 3 Sed neque unguento unctus sum
Amos. 6- 6 Bibentes vinum...optimo unguento delibuti
Matth.26- 7 Mulier habens alabastrum unguenti pretiosi
-12 Mittens e. hæc unguentum hoc in corpus m.
Marc. 14- 3 Alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi
- 4 Ut quid perditio ista unguenti facta est ?
- 5 Poterat enim unguentum istud venumdari
Luc. 7-37 Ecce mulier... attulit alabastrum unguenti
-38 Osculabatur pedes ej., et unguento ungebat
-46 Hæc autem unguento unxit pedes meos
23-56 Revertentes paraver. aromata et unguenta
Joan. 11- 2 Quæ unxit Dominum unguento
12- 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi
Domus impleta est ex odore unguenti
- 5 Quare hoc unguentum non veniit trecentis
Apoc. 18-13 Odoramentorum, et unguenti, et thuris

UNGUIS.

Deut. 21-12 Quæ radet cæsariem, et circumcidet ungues
Jerem. 17- 1 Script. est in stylo ferreo in ungue adamant.
Dan. 4-30 Et ungues ejus quasi avium
7-19 Terribilis nimis; dentes et ungues ejus ferrei

UNGULA.

Gen. 49-17 Mordens ungulas equi, ut cadat ascensor ej.
Exod. 10-26 Non remanebit ex eis ungula
Levit. 11- 3 O. quod habet divisam ungulam, et ruminat
- 4 Quidq.a. ruminat quidem et habet ungulam
- 5 Qui ruminat, ungulamque non dividit
- 6 Et ipse ruminat, sed ungulam non dividit
Levit. 11- 7 Sus qui cum ungulam dividat, non ruminat
-26 Animal, quod habet quidem ungulam
Deut. 14- 6 In duas partes findit ungulam, et ruminat
- 7 Ungulam non findunt,comedere non debetis
- 8 Quoniam dividit ungulam, et non ruminat
Judic. 5-22 Ungulæ equorum ceciderunt, fugientibus
4 Reg. 9-33 Equorum ungulæ conculcaverunt eam
Job. 39-21 Terram ungula fodit, exultat audacter
Psal. 68-32 Vitulum... cornua producentem et ungulas
Isai. 5-28 Ungulæ equorum ejus ut silex
28-28 Nec ungulis suis comminuet eum
Ezech.26-11 Ungulis equorum suorum conculcabit omnes plateas tuas
32-13 Neque ungula jumentorum turbabit eas
Mich. 4-13 Ungulas tuas ponam æreas : et comminues
Zach. 11-16 Carnes pinguium comedet, et ungulas eorum dissolvet

UNGULA, *species aromatica.*

Eccli. 24-21 Quasi storax, et galbanus, et ungula, et gutta

UNICOLOR.

Gen. 30-35 Gregem unicolorem,id est, albi et nigri vell.

UNICORNIS.

Psal. 21-22 A cornibus unicornium humilitatem meam
28- 6 Dilectus quemadmodum filius unicornium
77-69 Ædificavit sicut unicornium sanctificium
91-11 Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum
Isai. 34- 7 Et descendent unicornes cum eis, et tauri

UNICUS, A, UM.

2 Reg. 1-26 Sicut mater unicum amat filium s., ita ego te
Tobiæ. 6-15 Et cum sim unicus parentibus meis
8-19 Misertus es autem duobus unicis. Fac eos
Psal. 21-21 Erue... et de manu canis unicam meam
24-16 Miserere mei:quia unicus et pauper sum ego
34-17 A malignitate eorum, a leonibus unicam m.
Sap. 7-22 Sanctus, unicus,multiplex,subtilis, disertus
Baruc. 4-16 Dilectos viduæ, et a filiis unicam desolaver.
Luc. 7-12 Defunct. efferebatur filius unicus matris suæ
8-42 Quia unica filia erat ei fere annor. duodecim
9-38 Respice in filium meum,quia unicus est mihi

UNIGENITUS, A.

Gen. 22- 2 Tolle filium tuum unigenitum, quem diligis
-12 Non pepercisti unigenito filio t. propter me
Judic. 11-34 Occurrit ei unigenita filia sua cum tympanis
Prov. 4- 3 Et unigenitus coram matre mea
Jerem. 6-26 Luctum unigeniti fac tibi planctum amarum
Amos. 8-10 Et ponam eam quasi luctum unigeniti
Zach. 12-10 Et plangent eum planctu quasi super unigenitum
Joan. 1-14 Gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum
-18 Unigenitus Filius, qui est in sinu Patris
3-16 Dilexit mundum, ut Fil. s. unigenitum daret
-18 Quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei
Hebr. 11-17 Unigenitum offerebat, qui susceperat repr.
1 Joan. 4- 9 Filium s. unigenitum misit Deus in mund.

UNIO.

Ezech.37-17 Et erunt in unionem in manu tua

UNITAS.

Ephes. 4- 3 Solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo
-13 Donec occurramus omnes in unitatem fidei

UNIVERSITAS.

Tobiæ. 8-19 Ut cognoscat universitas gentium, quia tu es
Jacob. 3- 6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis

UNIVERSUS, A, UM.

Gen. 1-26 Et bestiis, universæque terræ,omniq. reptili
-28 Et universis animantibus, quæ moventur
-29 Universa ligna quæ habent in semetipsos
-30 Et universis quæ moventur in terra
2- 2 Requievit die septimo ab universo opere
- 6 Irrigans universam superficiem terræ
-19 Cunctis animantibus terræ, et universis volatilibus cœli
-20 Universa volatilia cœli, et om. bestias terræ
6-13 Finis universæ carnis venit coram me
-17 Universa quæ in terra sunt, consumentur
-19 Ex cunctis animantib. universæ carnis bina
7- 3 Salvetur semen super faciem universæ terræ
-14 Universaque jumenta in genere suo
Universæ aves, omnesque volucres
-19 Omnes montes excelsi sub universo cœlo
-21 Quæ reptant sup. terram : universi homin.
8- 9 Aquæ enim erant super universam terram
-17 Universis reptilibus quæ reptant sup.terram
9- 2 Cum universis quæ moventur super terram
-10 Et pecudibus... et universis bestiis terræ
-15 Non erunt ultra aquæ diluvii ad delendum universam carnem

Gen. 9-16 Omnem animam viventem universæ carnis
-19 Disseminatum est omne genus hominum super universam terram
11- 4 Antequam dividamur in universas terras
- 8 Divisit eos Do. ex illo loco in universas terras
- 9 Quia ibi confusum est labium universæ ter.
12- 3 In te benedicentur universæ cognationes
- 5 Universamque substantiam quam possed.
13- 9 Universa terra coram te est : recede a me
-10 Quæ universa irrigabatur antequam subv.
14-11 Et universa quæ ad cibum pertinent
16-12 E regione universorum fratrum suorum
17-23 Universosque quos emerat, cunctos mares
18-28 Delebis propter quadr.. universam urbem ?
19-25 Universos habitatores urbium, et cuncta
-28 Et universam terram regionis illius
-31 Ingredi ad nos juxta morem universæ terræ
20- 8 Locutus est universa verba hæc in auribus
21-22 Deus tecum est in universis quæ agis
26- 3 Et semini tuo dabo universas regiones has
- 4 Daboque posteris tuis universas regiones has
28-15 Nec dimitt. nisi complevero universa q. dixi
31-12 Vide universos masculos ascendentes super
39- 4 Et universa quæ ei tradita fuerant
-22 Qui tradidit in manu illius universos vinctos
41-29 Ecce septem anni venient fertilitatis magnæ in universa terra Ægypti
-41 Constitui te super universam terram Æg.
-43 Præpositum esse scirent universæ terræ Æg.
-54 Et in universo orbe fames prævaluit
-56 Aperuitq. Joseph universa horrea, et vend.
45- 8 Dom. universæ domus ejus, ac principem
- 9 Fecit me dominum universæ terræ Ægypti
-10 Et armenta tua, et universa quæ possides
-13 Nuntiate patri meo universam gloriam m.
-27 Et universa quæ miserat, revixit spiritus ej.
47-26 Usque in præsentem diem, in universa terra
Exod. 1- 6 Universis fratribus ejus, omniq. cognatione
8-16 Et sint sciniphes in universa terra Ægypti
-21 Implebuntur domus... et universa terra
9- 9 Vesicæ turgentes in universa terra Ægypti
-19 Et universa quæ inventa fuerint foris
-22 Ut fiat grando in universa terra Ægypti
-24 Quanta ante nunq. apparuit in universa ter.
10-14 Quæ ascenderunt super universam terram
-15 Operueruntq. universam superficiem terræ
-22 Factæ sunt tenebræ horrib. in universa terra
11- 6 Eritque clamor magnus in universa terra
12- 3 Loquimini ad universum cœtum filiorum Is.
- 6 Immolabitque eum universa multitudo fil.
14- 9 Universus exercitus, erant in Phihahiroth
16- 9 Dic universæ congregationi filiorum Israel
18- 8 Universumque laborem, qui accidisset eis
24- 4 Scripsit a. Moyses universos sermones Do.
25-36 Universa ductilia de auro purissimo
-39 Cum universis vasis suis habebit talentum
26- 2 Unius mensuræ fient universa tentoria
29-25 Suscipiesque universa de manibus eorum
30-28 Et holocausti, et universam supellectilem
-36 Cumque in tenuissimum pulverem universa contuderis
32-13 Universam terram hanc, de qua locutus sum
33- 8 Ad tabernaculum, surgebat universa plebs
-10 Cernentibus universis quod columna nubis
36- 3 Tradidit eis universa donaria filiorum Isr.
37-22 Universa ductilia ex auro purissimo
39-32 Universam supellectilem, annulos, tabulas
Levit. 3-10 Quæ operit ventrem atque universa vitalia
-14 Operit ventrem, et qui tegit universa vitalia
4- 2 Per ignorantiam, et de universis mandatis
11-34 Quod bibitur de universo vase, immundum
14-36 Præcipiet ut efferant universa de domo
-45 Universum pulverem projicient extra opp.
16- 5 Suscipietq. ab universa multitudine filiorum
-17 Et pro domo sua, et pro universo cœtu Isr.
-21 Universa delicta atque peccata eorum
-33 Expiabit sanctuarium... sacerdotes quoque et universum populum
17-14 Sanguinem universæ carnis non comedetis
18-24 Quibus contaminatæ sunt universæ gentes
19-37 Præcepta mea, et universa judicia, et facite
24-14 Et lapidet eum populus universus
25- 9 Propitiationis tempore in universa terra v.
Num. 1- 2 Tollite summam universæ congregationis
2- 9 Universi qui in castris Judæ annumerati s.
3-41 Et pecora eorum pro universis primogenitis
11-11 Pondus universi populi hujus super me
14-21 Implebitur gloria Domini universa terra
-39 Universa verba hæc ad omnes filios Israël
15-26 Dimittetur universæ plebi filiorum Israël
-33 Moysi et Aaron et universæ multitudini
16-22 Fortissime Deus spirituum universæ carnis
-24 Præcipe universo populo ut separetur
-28 Dominus misérit me ut facerem universa
-32 Cum tabernaculis suis et universa substantia

Num. 18-13 Universa frugum initia, quas gignit humus
-28 Universis quor. accipitis primitias, offerte
19-14 Universa vasa, quæ ibi sunt, polluta erunt
21-35 Universumq. popul. ej. usq. ad internecion.
31-11 Universa quæ ceperant tam ex hominibus
32-13 Donec consumeretur universa generatio
Deut. 2-16 Postquam a. universi ceciderunt pugnatores
-37 Universisq. locis, a quib. nos prohibuit Do.
3- 3 Og regem Basan, et universum populum ej.
-10 Universam terram Galaad et Basan
4- 4 Vivitis universi usque in præsentem diem
- 6 Ut audientes universa præcepta hæc, dicant
- 8 Universam leg., quam ego proponam hodie
5-21 Non asinum, et universa quæ illius sunt
-29 Timeant me, et custodiant universa mand.
11- 3 Pharaoni regi, et universæ terræ ejus
- 6 Universa substantia eorum, quam habebant
- 8 Ut custodiatis universa mandata illius
13-16 Ita ut universa consumas Domino Deo tuo
15- 5 Si.. custodieris universa quæ jussit
21-21 Et universus Israel audiens pertimescat
28- 2 Venientque sup. te universæ benedictiones
-61 Insuper et universos languores et plagas
29- 2 Vidistis universa, quæ fecit Do. coram vobis Servis ejus, universæque terræ illius
- 9 Ut intelligatis universa quæ facitis
-29 Ut faciamus universa verba legis hujus
30- 1 In universis gentibus, in quas disperserit te
- 8 Faciesq. univ. mandata quæ ego præcipio
31- 1 Locutus est om. verba hæc ad universum Is.
-30 Audiente universo cœtu Israël, verba carm.
32-45 Complevitque... loquens ad universum Isr.
-46 Implere universa quæ scripta sunt legis huj.
34- 2 Et universum Nephthali terramq. Ephraim
-11 Omnibus servis ej., universæq. terræ illius
-12 Quæ fecit Moyses coram universo Israël
Josue. 3-13 Portant arcam Domini Dei universæ terræ
5- 4 Universi bellatores viri, mortui sunt
6-17 Sola Rahab meretrix vivat cum universis
8-35 Universa replicavit coram o. multitudine
9-21 In usus universæ multitudinis ligna cædant
10-37 Universasque animas quæ in ea fuerant
-42 Universosque reges, et regiones eorum, uno impetu cepit
11-11 Usque ad internecionem universa vastavit
-15 Ita præcepit Moyses Josue, et ille universa complevit : non præteriit de universis mandatis
12- 4 In Salecha, atque in universa Basan
13- 2 Galilæa, Philisthiim, et universa Gessuri
- 6 Ad aquas Maserephoth, universiq. Sidonii
- 9 Universaq. campestria Medaba, usq. Dibon
-11 Montem Hermon, et universam Basan
-16 Universam planitiem, quæ ducit Medaba
-21 Universaque regna Sehon regis Amorrhæi
-30 A Manaim universam Basan, et cuncta
21-39 Itaq. civitates universæ Levitarum in medio
22-18 Cras in universum Israel ira ejus desæviet
23- 1 Subjectis in gyro nationibus universis
-14 En ego hodie ingredior viam universæ terræ
24-18 Et ejecit universas gentes, Amorrhæum
Judic. 4-15 Omnes currus ejus, universamq. multitud.
6- 5 Ipsi enim et universi greges eor. veniebant Et instar locustarum universa complebant
-35 Misitque nuntios in universum Manassen
9- 3 Ad omnes viros Sichem universos sermones
- 6 Omnes viri Sichem, et universæ familiæ
11-22 Universos fines ejus, de Arnon usque Jaboc
16-31 Descendentes autem fratres ejus, et universa cognatio, tulerunt corpus
20-11 Convenitque universus Israël ad civitatem
-14 Contra universum populum Isr. dimicarent
-34 Et alia decem millia vir. de universo Israel
21- 5 In exercitu Domini de universis tribubus
- 8 Quis est de universis trib... qui non ascendit
-15 Universusq. Isr. valde doluit, et egit pœnit.
Ruth. 4- 9 At ille majoribus natu, et universo populo
1 Reg. 2-14 Sic faciebant universo Israëli venientium
-22 Audivit omnia quæ faciebant filii sui universo Israël
-32 Videbis æmulum tuum in templo, in universis prosperis Israël
3-18 Indicavit itaq. ei Samuël universos sermon.
-20 Et cognovit universus Israël, a Dan usque
-21 Et evenit sermo Samuelis universo Israeli
7- 3 Ait aut. Samuel ad universam domum Isr.
- 5 Congregate universum Israël in Masphath
8- 4 Congregati ergo universi majores natu Isr.
- 5 Sicut et universæ habent nationes
10-19 Qui solus salvavit vos de universis malis
-23 Et altior fuit universo populo ab humero
11- 2 Ponam que vos opprobrium in universo Isr.
- 3 Ut mittamus nuntios ad universos terminos
12- 1 Dixit autem Samuel ad universum Israël
-19 Dixit universus populus ad Samuelem : Ora

1 Reg. 12-19 Addidimus e. universis peccat. nost. malum
-20 Vos fecistis universum malum hoc
13- 4 Universus Israel audivit hujuscem. famam
- 7 Universus populus perterritus est, qui seq.
14-24 Non manducavit universus populus panem
-38 Applicate huc universos angulos populi
-40 Et ait ad universum Isr. : Separamini vos
15- 3 Et percute Amalec, et demolire universa ej.
- 9 Vestibus et arietibus, et universis quæ pulc.
17-47 Et noverit universa ecclesia hæc
18- 5 Et acceptus erat in oculis universi populi
- 6 Egressæ sunt mulieres, de universis urbibus
19- 5 Fecit Do. salutem magnam universo Israeli
20- 6 Victimæ solemnes ibi sunt universis contrib.
22- 7 Universos vos faciet tribunos et centuriones
-11 Qui erant in Nobe, qui universi venerunt
-15 In universa domo patris mei : non e. scivit
25- 1 Congregatus est universus Israël, et planx.
28- 4 Congregavit autem et Saul universum Israël
29- 1 Congregata sunt ergo Phil. universa agmina
30-16 Discumbebant super faciem universæ terræ
-20 Et tulit universos greges et armenta
31- 6 Et universi viri ejus in die illa pariter
2 Reg. 2- 9 Super Benjamin, et super Israël universum
3-12 Et reducam ad te universum Israël
-19 Quæ placuerant Israëli, et universo Benj.
-35 Cumq. venisset universa mult. cibum capere
-37 Cognovit omne vulgus et universus Israel
5- 1 Et venerunt universæ tribus Israel, ad Dav.
-17 Ascenderunt universi ut quærerent David
6- 2 Et universus populus qui erat cum eo
-19 Et partitus est universæ multitudini Israël
7- 1 Dedisset ei requiem undique ab universis
- 9 Interfeci universos inimicos tuos a facie tua
-17 Juxta universam visionem istam, sic locut.
8-11 De universis gentibus quas subegerat
-14 Et facta est universa Idumæa serviens Dav.
9- 9 Universam domum ejus, dedi filio domini
10-19 Videntes a. universi reges, qui erant in præs.
11- 1 Misit David Joab... et universum Israel
-19 Cum compleveris universos sermones belli
12-31 Sic fecit universis civitatibus filior. Ammon
13- 9 Dixitque Amnon : Ejicite universos a me
-27 Et dimisit cum eo Amnon et universos filios
14- 7 Consurgens universa cognatio advers. anc.
15-10 Misit autem Absalom exploratores in universas tribus Israël
-13 Toto corde universus Isr. sequitur Absalom
-16 Rex, et universa domus ejus, pedibus suis
-18 Universi servi ejus ambulabant juxta eum
-23 Universus populus transibat : rex quoque
-24 Sadoc sacerdos, et universi Levitæ cum eo
16- 6 Contra David, et contra universos servos Omnis a. populus et universi bellatores
- 8 Reddidit tibi Dom. universum sanguinem
-11 Et ait rex Abisaï et universis servis suis
-14 Rex, et universus populus cum eo lassus
-18 Omnis hic populus : et universus Israel
-22 Ingressusque est... coram universo Israël
17- 3 Reducam universum popul., quomodo unus
-11 Congregetur ad te universus Israël ad Dan
18-32 Et universi qui consurgunt adversus eum
19- 8 Venitque universa multitudo coram rege
-39 Cumque transisset universus populus
23- 6 Prævaricatores autem quasi spinæ evellentur universi
24- 8 Et lustrata universa terra, affuerunt
3 Reg. 1- 9 Immolatis... vitulis et universis pinguibus Vocavit universos fratres suos filios regis
-25 Vocavit universos filios regis et principes
-40 Et ascendit universa multitudo post eum
2- 2 Ego ingredior viam universæ terræ
- 3 Ut intelligas universa quæ facis
3-15 Et grande convivium universis famulis suis
4-12 Regebat.. et Mageddo et universam Bethsan
-31 Et erat nominatus in universis gentibus
-34 Ab universis regibus terræ, qui audiebant
6-38 In omni opere suo, et in universis utensilib.
7-25 Posteriora universa intrinsecus latitabant
8- 2 Convenitq. ad regem Salom. universus Isr.
-16 Non elegi civitatem de universis tribubus
-37 Omnis plaga, universa infirmitas
-43 Ut discant universi populi terrarum nomen
-48 Reversi fuerint ad te in universo corde suo
-52 Exaudias eos in universis pro quib. invocav.
-53 In hæreditatem de universis populis terræ
-58 Inclinet corda nostra ad se, ut ambulemus in universis viis ejus
9-20 Universum populum, qui remanserat
10- 2 Locuta est ei universa quæ habebat in corde
-15 Negotiatores, universique scruta vendentes
-20 Non est factum tale opus in universis regnis
-21 Universa supellex domus saltus Libani
-24 Universa terra desiderabat vultum Salom.
11- 8 In hunc modum fecit universis uxoribus s.

3 *Reg.* 11-28 Super tributa universæ domus Joseph
-41 Ecce universa scripta sunt in libro Verbor.
12-21 Congregavit universam domum Juda
14-26 Et thesauros regios, et universa diripuit
15-12 Purgavitque universas sordes idolorum
-20 Et universam Ceneroth, omnem scilicet terr.
-23 Universæ fortitudin. ej., et cuncta quæ fecit
16-13 Propter universa peccata Baasa, et peccata
18- 5 Vade in terram ad universos fontes aquar.
-19 Congrega ad me universum Israel in monte
19- 1 Et quomodo occidisset universos prophetas
20- 8 Majores natu, et universus populus ad eum
22-10 Universi proph. prophetabant in conspectu
-36 Præco insonuit in universo exercitu
-39 Reliqua aut. sermonum Achab, et universa
4 *Reg.* 3- 6 Egressus est igitur... et recensuit universum Israel
-19 Et universum lignum fructiferum succidetis
-21 Universi autem Moabitæ, audientes quod
-25 Et universos fontes aquarum obturaverunt
5-15 Ad virum D. cum universo comit. suo venit
Scio quod non sit alius D. in universa terra
6-24 Congregavit Benadad... universum exercit.
7-13 Tantum sunt in universa multitudine Israel
8- 6 Quæ sua sunt, et universos reditus agrorum
-23 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
10-11 Universos optimates ej., et notos, et sacerd.
-19 Omnes prophetas Baal, et universos servos
-21 Et misit in universos terminos Israel
-22 Proferte vestimenta universis servis Baal
-32 Percussitque eos Hazaël in universis finibus
-34 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
12-12 Instauratio domus Domini, in universis
-18 Universum argentum, quod inveniri potuit
-19 Universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt
13- 8 Universa quæ fecit, et fortitudo ejus, nonne
-12 Universa quæ fecit, et fortitudo ejus...nonne
14-14 Et universa vasa, quæ inventa sunt in domo
-21 Tulit a. universus populus Judæ Azariam
-28 Et universa quæ fecit, et fortitudo ejus
15- 6 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
-21 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
-26 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
-29 Et Galaad, et Galilæam, et universam terr.
16-15 Offer... holocaustum universi populi terræ
Et universum sanguinem victimæ sup. illud
17-16 Adoraverunt universam militiam cœli
-22 Filii Israel in universis peccatis Jeroboam
18-13 Ascendit.. ad universas civitat. Juda munit.
-35 Quinam illi sunt in universis diis terrarum
19- 4 Universa verba Rabsacis, quem misit rex
-11 Audisti quæ fecerunt reges Assyriorum universis terris
21- 5 Extruxit altaria universæ militiæ cœli
- 8 Universam legem, quam mandavit eis
-17 Et universa quæ fecit, et peccatum ejus
23- 2 Universique qui habitabant in Jerusalem
- 4 Et in luco, et universæ militiæ cœli
-20 Et occidit universos sacerdotes excelsorum
-25 Et in universa virtute sua, juxta omn.legem
-28 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
24- 3 Propter peccata Manasse universa quæ fecit
- 5 Et universa quæ fecit, nonne hæc scripta s.
-13 Concidit universa vasa aurea, quæ fecerat
-14 Transtulit o. Jerusal. et universos principes
1 *Par.* 4-27 Et universa cognatio non potuit adæquare
-33 Et universi viculi eorum per circuitum
5- 7 Fratres autem ejus, et universa cognatio ej.
-20 Agarei, et universi qui fuerant cum eis
9- 1 Universus ergo Israel dinumeratus est
12-38 Ut constituerent regem David super universum Israel
13- 1 Cum tribunis, et centurionibus, et universis
- 2 Mittamus... in universas regiones Israel
- 4 Et respondit universa multitudo ut ita fieret
- 8 Porro David, et universus Israel, ludebant
14- 8 David in regem super universum Israel
-17 Nomen David in universis regionibus
15- 3 Congregavitq. universum Israel in Jerusal.
-27 Universi Levitæ qui portabant arcam
-28 Universusque Israël deducebant arcam
16- 3 Divisit universis per singulos, a viro usque
-14 Deus noster: in universa terra judicia ejus
17-10 Et humiliavi universos inimicos tuos
-15 Juxta universam vision. ist., sic locutus est
-19 Et nota esse voluisti universa magnalia
18-11 Auro, quod tulerat ex universis gentibus
-14 Regnavit ergo David super universum Israel
19-10 Elegit viros fortissimos de universo Israel
-17 Congregavit universum Israël, et transivit
21- 4 Circuivit universum Israël: et reversus est
-12 Interficere in universis finibus Israel
22-14 Lapides præparavi ad universa impendia
23-28 In universis operibus ministerii templi
25- 6 Universi sub manu patris sui ad cantandum

1 *Par.* 26-28 Hæc autem universa sanctificavit Samuël
28- 4 Elegit... me de universa domo patris mei
- 8 Nunc ergo coram universo cœtu Israel
- 9 Universas mentium cogitationes intelligit
-13 Universa vasa ministerii templi Domini
-19 Ut intelligerem universa opera exemplaris
29-10 Benedixit Do. coram universa multitudine
-14 Ut possimus hæc tibi universa promittere
-17 In simplicitate cordis mei lætus obtuli universa hæc
-19 Et faciat universa: et ædificet ædem
-20 Præcepit autem David universæ ecclesiæ
-21 Universo ritu abundantissime in om. Israël
-24 Sed et universi principes, et potentes
-26 Filius Isai regnavit super universum Israël
-30 Universique regni ejus, et fortitudinis
2 *Par.* 1- 2 Præcepitque Salomon universo Israëli
- 3 Abiit cum universa multitudine in excels.
-17 Similiter de universis regnis Hethæorum
5- 1 Universa vasa posuit in thesauris domus Dei
- 6 Rex autem Salomon, et universus cœtus Isr.
6- 3 Benedixit universæ multitudini Israël
-12 Ex adverso universæ multitudinis Israël
-13 Flexis genibus contra universam multitud.
7- 5 Dedicavit domum Dei rex, et universus pop.
-21 Erit in proverbium universis transeuntibus
-22 Venerunt super eos universa hæc mala
8- 6 Et in Libano, et in universa terra potestatis s.
9-19 Non fuit tale solium in universis regnis
10- 3 Et venit cum universo Israël, et locuti sunt
-12 Universus populus, ad Roboam die tertio
-16 Populus a. universus, rege duriora dicente
11- 1 Convocavit universam domum Juda
- 3 Ad universum Israël, qui est in Juda et Benj.
-13 Et Levitæ qui erant in universo Israël
-23 Et in universis civitatibus muratis
14- 4 Præcepit.. et faceret leg. et universa mand.
15- 9 Congregavitque universum Judam et Benj.
16- 4 Universas urbes Nephthali muratas
- 6 Asa rex assumpsit universum Judam
- 9 Oculi enim Domini contemplantur universam terram
17-19 In urbibus muratis, in universo Juda
18-16 Vidi universum Israël dispersum in mont.
20- 3 Et prædicavit jejunium universo Juda
-29 Pavor Domini super universa regna terrar.
21-14 Uxoribus tuis, universaque substantia tua
23- 8 Fecerunt ergo Levitæ, et universus Juda
-16 Fœdus inter se universumque populum
24- 5 Colligite de universo Israël pecuniam
- 7 De universis quæ sanctificata fuerant
-23 Universam prædam miserunt regi in Dam.
25- 5 Tribunosq. et centuriones in universo Juda
-12 Præcipitaveruntque eos de summo in præceps, qui universi crepuerunt
-24 Universa vasa, quæ repererat in domo Dei
26-13 Et sub eis universus exercitus trecentorum
28-14 Dimiseruntque viri bellatores prædam, et universa quæ ceperant
-23 Cum... ipsi fuerint ruinæ ei et universo Isr.
-24 Fecit sibi altaria in universis angulis Jerus.
29-23 Coram rege et universa multitudine
-24 Coram altare pro piaculo universi Israëlis
-31 Obtulit ergo universa multitudo hostias
30- 2 Et principum, et universi cœtus Jerusalem
- 5 Ut mitterent nuntios in universum Israël
- 6 Perrexeruntq...in universum Isr. et Judam
-14 Atque universa, in quibus idolis adolebatur
-23 Placuitq. universæ multitudini ut celebrar.
-25 Quam universæ frequentiæ quæ venerat
31- 1 Non solum de universo Juda et Benjamin
- 6 Universa portantes, fecerunt acervos plur.
-18 Universæque multitudini, tam uxoribus
-19 Partes distribuerent universo sexui mascul.
-20 Fecit ergo Ezechias universa quæ diximus
-21 In universa cultura ministerii domus Dom.
32- 5 Fecit universi generis armaturam et clypeos
- 6 Convocavit universos in platea portæ civit.
- 7 Universam multitudinem quæ est cum eo
- 9 Cum universo exercitu obsidebat Lachis
-14 Quis est de universis diis gentium
-27 Congregavit...et armorum universi generis
-33 Celebravit ejus exequias universus Juda
34- 7 Cumque altaria dissipasset... de universa terra Israel
- 9 Et Ephraim, et universis reliquiis Israël
-21 Super universis sermonibus libri istius
-29 Convocatis universis majoribus natu Juda
-33 De universis regionibus filiorum Israel
35- 7 Hæc de regis universa substantia
-13 Et festinato distribuerunt universæ plebi
-24 Universus Juda et Jerusalem luxerunt eum
36-14 Universi principes sacerdotum, et populus
-18 Universaque vasa domus Dom... transtulit
-19 Universas turres combusserunt, et quidq.

2 *Par.* 36-22 Jussit prædicari in universo regno suo
1 *Esdr.* 1- 3 Quis est in vobis de universo populo ejus?
- 6 Universiq. qui erant in circuitu, adjuverunt
-11 Universa tulit Sassabasar, cum his
2-42 Universi centum triginta novem
-70 Universusque Israel in civitatibus suis
3- 5 In universis solemnitatibus Domini
6-20 Pascha universis filiis transmigrationis
7-16 Quodcumq. inveneris in universa provincia
-24 Notum facimus de universis sacerdotibus
-28 Et universis principibus regis potentibus
8-21 Filiis nostris, universæq. substantiæ nostræ
-25 Et principes ejus, universusque Israël eor.
10- 3 Percutiamus fœdus... ut projiciamus universas uxores
- 8 Auferetur universa substantia ejus
-12 Et respondit universa multitudo, dixitque
-14 Constituantur principes in universa multit.
2 *Esdr.* 5-13 Et dixit universa multitudo: Amen
6-16 Factum est... ut timerent universæ gentes
8- 5 Super universum quippe popul. eminebat
- 9 Et Levitæ interpretantes universo populo
-13 Congregati sunt principes familiarum universi populi
-15 Et divulgent vocem in universis urbibus s.
-17 Fecit ergo universa ecclesia eorum
9- 6 Terram, et universa quæ in ea sunt: maria
-10 Et in universis servis ejus, et in omni pop.
10-29 Et custodirent universa mandata Dom. Dei
-31 Et exactionem universæ manus
-35 Primitiva universi fructus omnis ligni
11-20 Sacerdotes et Levitæ in universis civitatibus
13-20 Negotiatores, et vendentes universa venalia
Tobiæ. 5-10 Tobias indicavit universa hæc patri suo
8-19 Quia tu es Deus solus in universa terra
Judith. 3- 1 Universarum urbium ac provinciar. reges
- 3 Et universæ facultates nostræ atque familiæ
- 8 De universis autem urbibus assumpsit sibi
- 9 Ut universarum urbium habitatores princ.
-15 Adunari præcepit universum exercitum
4- 5 Scripsit ad universos qui erant contra Esdr.
Universos, per quos viæ transitus esse pot.
-14 Sic erunt universi hostes Israël: si persever.
5-25 Et erimus in opprobrium universæ terræ
6- 4 Probabis quoniam Nabuchodonosor dominus sit universæ terræ
-14 Cumque Achior universa hæc exposuisset
7- 2 De provinciis et urbibus universæ juvent.
-15 Congregate universos qui in civitate sunt
11- 6 Nuntiatur e. animi tui industria universis
-21 Nomen t. nominabitur in universa terra
13-16 Congyraverunt circa eam universi
-22 Universi a. adorantes Dominum, dixerunt
14-11 Et universi majores exercitus regis Assyr.
15- 8 Non esset numerus in.. universis mobilibus
- 9 Venit in Bethuliam cum universis presb. t.
-14 Universa, quæ Holofernis peculiaria fuisse probata sunt
16-23 Universa vasa bellica Holofernis, quæ dedit
-25 Et præclarior erat universæ terræ Israël
Esth. 1-22 Misit epistolas ad universas provincias regni
2- 3 Qui considerent per universas provincias
-18 Dedit requiem universis provinciis, ac dona
3-13 Ad universas provincias, ut occiderent
8-11 Universis domibus, interficerent atque del.
9-12 Putas eos exercere cædem in universis prov.
10-11 Venitque... coram Deo universis gentibus
13- 2 Universum orbem meæ ditioni subjugassem
- 4 Universarum concordiam nationum sua dis.
14-12 Domine rex deorum, et universæ potestatis
Job. 1-10 Domum ejus, universamque substantiam
-12 Universa quæ habet, in manu tua sunt
5-10 Qui dat pluviam... et irrigat aquis universa
10-13 Tamen scio quia universorum memineris
12-10 Et spiritus universæ carnis hominis
28- 3 Et universorum finem ipse considerat
34-19 Opus enim manuum ejus sunt universi
41-25 Ipse est rex super universos filios superbiæ
42-11 Omnes fratres sui, et universæ sorores suæ
-15 Mulieres speciosæ sicut filiæ Job in universa
Psal. 8- 2 Admirabile est nomen t. in universa terra
- 8 Oves et boves universas: insuper et pecora
-10 Admirabile est nomen t. in universa terra
11- 4 Disperdat Dominus universa labia dolosa
21-24 Universum semen Jacob, glorificate eum
-28 Convertentur ad Dom. universi fines terræ
Et adorabunt...universæ familiæ gentium
23- 1 Domini est terra... et universi qui habitant
24- 3 Universi, qui sustinent te, non confundent.
-10 Universæ viæ Dom., misericordia et veritas
-18 Et dimitte universa delicta mea
25- 7 Et enarrem universa mirabilia tua
38- 6 Verumtamen universa vanitas, omnis homo
40- 4 Universum stratum ej. versasti in infirmit.
47- 3 Fundatur exultatione universæ terræ mons

Psal. 61- 4 Irruitis in homin. : interficitis universi vos
95- 9 Commoveatur a facie ejus universa terra
104- 7 Deus noster : in universa terra judicia ejus
144- 9 Suavis Dom. universis : et miserationes ejus
148-10 Bestiæ et universa pecora : serpentes et vol.
Prov. 1-30 Detraxerint universæ correptioni meæ
4-22 Vita enim... et universæ carni sanitas
10-12 Et universa delicta operit charitas
16- 4 Universa propter semetipsum operatus est
24- 4 Universa substantia pretiosa et pulcherrima
30-27 Et egreditur universa per turmas suas
31-29 Multæ filiæ congregaverunt divitias : tu supergressa es universas
Eccle. 1- 3 Quid habet ampl. homo de universo labore
- 6 Lustrans universa in circuitu pergit spiritus
-14 Et ecce universa vanitas, et afflictio spiritus
2-11 Cumq. me convertissem ad universa opera
-17 Videntem mala universa esse sub sole
-22 Quid e. proderit homini de universo labore
3- 1 Suis spatiis transeunt universa sub cœlo
5- 8 Insuper universæ terræ rex imperat serv.
7-26 Lustravi universa animo meo, ut scirem
9- 2 Quod universa æque eveniant justo et impio
Cant. 3- 6 Et thuris, et universi pulveris pigmentarii
4-14 Cinnamomum cum universis lignis Libani
Eccli. 16-18 Cœli cœlorum, abyssus, et universa terra
39-21 Opera Domini universa bona valde
Isai. 7-19 In omn. frutetis, et in universis foraminibus
-20 Et pilos pedum, et barbam universam
-24 Vepres e. et spinæ erunt in universa terra
8- 7 Et fluet super universas ripas ejus
- 9 Vincimini, et audite, universæ procul terræ
9-17 Et universum os locutum est stultitiam
10-14 Sic universam terram ego congregavi
11- 9 Non occident in universo monte sancto meo
12- 5 Annuntiate hoc in universa terra
14-10 Universi respondebunt, et dicent tibi
-18 Omnes reges gentium universi dormierunt
-26 Hæc est manus extenta sup. universas gentes
16- 7 Ululabit Moab ad Moab, universus ululabit
23- 9 Ad ignominiam deduceret universos inclyt.
-17 Rursum fornicabitur cum universis regnis
25- 8 Et opprobrium... auferet de universa terra
28-22 A Do. Deo exercit. super universam terram
34- 2 Furor super universam militiam eorum
39- 2 Universa quæ inventa sunt in thesauris ejus
43-14 Et detraxi vectes universos, et Chaldæos
47- 9 Universa venerunt super te
54-13 Universos filios tuos doctos a Domino
56- 9 Venite ad devorand., universæ bestiæ saltus
-10 Cæci om., nescierunt universi : canes muti
61-11 Justitiam et laudem coram universis gentib.
64- 6 Quasi pannus menstruatæ universæ justitiæ
Et cecidimus quasi folium universi
66- 2 Et facta sunt universa ista, dicit Dominus
-10 Gaudete cum ea gaudio, universi qui lugetis
Jerem. 1- 7 Universa quæcumque mandavero tibi
-15 In circuitu, et super universas urbes Juda
4-29 Universæ urbes derelictæ s., et non habitat
5-16 Quasi sepulcrum patens, universi fortes
6-28 Æs et ferrum : universi corrupti sunt
7-15 Fratres vestros, universum semen Ephraim
8- 3 Pessima in universis locis quæ derelicta s.
10- 7 In universis regnis eor. nullus est similis tui
- 9 Hyacinthus et purpura indumentum eorum : opus artificum universa hæc
12-12 Gladius Domini..non est pax universæ carni
15- 4 Dabo eos in fervorem universis regnis terræ
-10 Virum rixæ, vir. discordiæ in universa terra
16-15 De universis terris, ad quas ejeci eos
17- 3 Propter peccata in universis finibus tuis
18-18 Non attendamus ad universos sermones ej.
19- 8 Et sibilabit super universa plaga ejus
-15 Universa mala quæ locutus s. adversum eam
20- 5 Dabo universam substantiam civitatis hujus
24- 9 In universis locis, ad quæ ejeci eos
25- 2 Ad universos habitatores Jerusalem, dicens
- 9 Assumam universas cognationes Aquilonis
-11 Et erit universa terra hæc in solitudinem
-20 Et universis generaliter : cunctis regibus
-22 Et universis regibus Sidonis; et regibus terræ
-23 Et universis qui attonsi sunt in comam
26- 2 Et loqueris... universos sermones
- 8 Ut loqueretur ad universum populum
-12 Ad universum populum, dicens : Dominus
28- 7 In auribus t., et in auribus universi populi
29-14 Congregabo vos de universis gentibus
-18 Dabo eos in vexationem universis regnis
-25 Et ad universos sacerdotes, dicens
30- 6 Conversæ sunt universæ facies in auruginem
-16 Universi hostes t. in captivitatem ducentur
31- 1 Ero Deus universis cognationibus Israel
-37 Et ego abjiciam universum semen Israel
-40 Universam regionem mortis, usq. ad torr.
32-27 Ecce ego Dominus Deus universæ carnis
Jerem. 32-37 Ecce ego congregabo eos de universis terris
-39 Viam unam, ut timeant me universis diebus
33- 9 Turbabuntur in universis bonis, et in omni
34- 1 Exercitus ejus, universaque regna terræ
- 6 Universa verba hæc in Jerusalem
-10 Omnes principes et universus populus
35- 3 Et universam domum Rechabitarum
-17 Universam afflictionem, quam locutus sum
-18 Fecistis universa quæ præcepit vobis
36- 3 Si forte audiente domo Juda universa mala
- 6 Insuper et audiente universo Juda
- 9 Om. populo in Jer., et universæ multitudini
-12 Sedecias filius Ananiæ, et universi principes
-21 Universis principibus qui stabant circa reg.
-24 Qui audierunt universos sermones istos
38- 4 Dissolvit... et manus universi populi
40-11 In Idumæa, et in universis regionibus
-12 De universis locis ad quæ profugerant
41-10 Universum populum qui remanserat
-12 Et assumptis universis viris, profecti sunt
-13 Universos principes bellat. qui erant cum eo
-16 Tulit ergo Johanan filius Caree... universas reliquias vulgi
42- 2 Ora pro nobis... pro universis reliquiis istis
- 8 Universum popul. a minimo usque ad magn.
-21 Super universis pro quibus misit me ad vos
43- 1 Loquens ad popul. universos sermones Do.
- 4 Non audivit Johanan...et universus popul.
- 5 Johanan... et universi principes bellatorum
Universos reliquiarum Juda, qui reversi
44-15 Universæ mulieres, quarum stabat multit.
-20 Dixit Jer... et adversum universam plebem
-24 Ad omnem popul., et ad universas mulieres
45- 4 Ego evello, et universam terram hanc
48-17 Et universi, qui scitis nomen ejus, dicite
-31 Ad Moab universam clamabo, ad viros muri
50-13 Stupebit, et sibilabit super universis plagis
-23 Et contritus malleus universæ terræ
-27 Dissipate universos fortes ejus, descendant
51-25 Ego ad te..qui corrumpis universam terram
-28 Duces ejus, et universos magistratus ejus
-41 Et comprehensa est inclyta universæ terræ
-47 Et universi interfecti ej. cadent in medio ej.
-49 Sic de Babyl. cadent occisi in universa terra
Thren. 1-18 Audite, obsecro, universi populi, et videte
2-15 Hæccine est urbs..gaudium universæ terræ?
3-60 Universas cogitationes eorum adversum me
4-12 Non crediderunt... et universi habitatores
Baruc. 1- 3 Ad aures universi populi venientis ad libr.
3-32 Sed qui scit universa, novit eam
6-50 Scietur... ab universis gentibus et regibus
-61 Cum imperatum fuerit a Deo perambulare universum orbem
Ezech. 5-10 Ventilabo universas reliquias tuas
6- 9 Super malis quæ fecerunt in universis abominationibus suis
-13 Et subtus universam quercum frondosam
Thura redolentia universis idolis suis
7-14 Ira enim mea super universum populum ej.
-18 Et in universis capitibus eorum calvitium
8-10 Universa idola domus Israel depicta erant
11-15 Universi, quibus dixerunt habitatores Jer.
13-18 Sub capite universæ ætatis ad capiendas
14- 6 Ab universis contaminationibus v. avertite
-11 Neq. polluatur in universis prævarication.
16-37 Quos dilexisti, cum universis quos oderas
17-21 Omnes profugi ej. cum universo agmine suo
-23 Universum volatile sub umbra frondium ej.
18-13 Cum universa hæc detestanda fecerit, morte
20-48 Et videbit universa caro, quia ego Dominus
21- 7 Dissolventur universæ manus, et infirmabit.
22- 4 Dedi te... et irrisionem universis terris
23- 6 Juvenes cupidinis, universos equites
- 7 Super eos electos, filios Assyrior. universos
-23 Filios Babylonis, et universos Chaldæos
Magistratus universos, principes principum
24-10 Coquetur universa compositio, et ossa tab.
26-17 Cum habit. tuis, quos formidabant universi
27-21 Arabia, et universi principes Cedar
-22 Cum universis primis aromatibus, et lapide
-27 Cum universa multitudine tua, quæ est
-29 Universi gubernat. maris in terra stabunt
-35 Universi habitatores insular. obstupuerunt
29- 2 Prophetabis de eo et de Ægypto universa
- 4 Universi pisces tui squamis tuis adhærebunt
31- 4 Rivos suos emisit ad universa ligna regionis
-12 Arbusta ejus in universis rupibus terræ
-13 Et in ramis ejus fuerunt universæ bestiæ
-16 In Libano, universa quæ irrigabantur aquis
32- 4 Saturabo de te bestias universæ terræ
-23 Universi interfecti, cadentesque gladio
-25 Posuerunt cubile ej. in universis populis ej.
-30 Principes Aquil. om., et universi venatores
-31 Consolatus est sup. universa multitudine s.
33-29 Propter universas abominationes suas
Ezech. 34- 6 In cunctis montibus et in universo colle exc.
35-12 Ego Dominus audivi universa opprobria tua
-14 Lætante universa terra, in solit. te redigam
36- 5 De reliquis gentibus, et de Idumæa universa
-24 Congregabo vos de universis terris
-25 Ab universis idolis vestris mundabo vos
-29 Salvabo vos ex universis inquinamentis v.
37-11 Fili hominis, ossa hæc universa, domus Isr.
-23 Salvos eos faciam de universis sedibus
38- 4 Equos et equites vestitos loricis universos
- 6 Gomer, et universa agmina ejus, domus
- 8 Et habitabunt in ea confidenter universi
-15 Ascensores equorum universi, cœtus magn.
39-17 Et universis avibus, cunctisque bestiis agri
-20 De universis viris bellatoribus, ait Dom.
-23 Eo quod... ceciderint in gladio universi
43-11 Om. descriptionem ej., et universa præcepta
44- 5 Loquor ad te de universis cæremoniis domus
-14 Et in universis quæ fient in ea
45-17 In universis solemnitatibus domus Israel
-22 Pro universo populo terræ, vitul. pro pecc.
Dan. 1-19 Non sunt inventi tales de universis
-20 Ariolos et magos qui erant in universo regno
2-35 Mons magnus, et implevit universam terram
-38 Et sub ditione tua universa constituit
-39 Quod imperabit universæ terræ
-44 Comminuet a. et consumet universa regna
3- 3 Satrapæ... et universi principes regionum
- 5 Et symphoniæ, et universi generis musicor.
-10 Et symphoniæ, et universi generis musicor.
-27 Quia justus es .. et universa opera tua vera
-31 Universa, quæ fecisti nobis, in vero judicio
-37 Sumusque humiles in universa terra hodie
-76 Benedicite, universa germinantia in terra
-98 Qui habitant in universa terra, pax vobis
4- 8 Aspectus illius erat usque ad terminos universæ terræ
- 9 Fruct. ej., nimius: et esca universorum in ea
-19 Potestas tua in terminos universæ terræ
5-19 Universi pop., tribus, et linguæ, tremebant
6-25 Darius rex scripsit universis populis, tribubus, et linguis, habitant. in universa terra
-26 Ut in universo imperio et regno m., trem.
7-23 Devorabit universam terram, et conculcabit
8-24 Universa vastabit, et prosperabit., et faciet
9- 7 In universis terris ad quas ejecisti eos
11-17 Ut veniat ad tenendum universum regnum
-37 Quia adversum universa consurget
12- 7 Et cum completa fuerit dispersio... complebuntur universa hæc
13-30 Venit cum... universis cognatis suis
14-42 Paveant omnes habitantes in universa terra
Amos. 7-10 Non poterit terra sustinere universos serm.
8- 8 Ascendet quasi fluvius universus, et ejiciet.
Mich. 4-13 Fortitudinem eor. Domino universæ terræ
Nahum. 1-15 Non adjiciet ultra... universus interiit
3- 1 Universa mendacii dilaceratione plena
Zach. 4-10 Qui discurrunt in universam terram
-14 Qui assistunt Dominatori universæ terræ
5- 6 Hæc est oculus eorum in universa terra
8-12 Possidere faciam reliq. populi huj. universa
14-16 Qui reliqui fuerint de universis gentibus
1 Mac. 1-23 Et universa vasa ejus, et mensam proposit.
-29 Universa domus Jacob induit confusionem
-57 Per universas civitates Juda in circuitu
-64 Et suspendebant.. per universas domos eor.
3- 2 Et universi qui se conjunxerant patri ejus
-27 Et congregavit exercitum universi regni s.
-40 Processerunt cum universa virtute sua
4-26 Nuntiaverunt Lysiæ universa quæ accider.
-59 Et fratres ejus, et universa ecclesia Israel
5-45 Et congregavit Judas universos Israelitas
6-14 Præposuit eum super universum regnum s.
-19 Convocavit universum popul. ut obsiderent
8-16 Per singulos annos dominari universæ terræ
9-63 Et congregavit universam multitudinem s.
10-43 Et universa, quæ sunt eis in regno meo
12-44 Dixit... Quid vexasti universum populum
-45 Exercitum, et universos præpositos negotii
13- 6 Congregatæ s. universæ gent. conterere nos
-10 Acceleravit consummare universos muros
-54 Posuit eum ducem virtutum universarum
15- 1 Et principi gentis Judæor. et universæ genti
- 9 Ut manifestetur gloria vest. in universa terra
-36 Et gloriam Simonis, et universa quæ vidit
2 Mac. 1-26 Accipe sacrific. pro universo populo t. Isr.
2-22 Ita ut universam regionem... vindicarent
-30 De universa structura curandum est
2- 6 Possibile sub potestate regis cadere universa
-11 Universa aut. argenti talenta esse quadrag.
-12 Quod per universum mundum honoratur
-14 Per universam civitatem erat trepidatio
-20 Universæ a. protendentes manus in cœlum
4- 5 Utilitatem apud semetipsum universæ multitudinis considerans

2 Mac. 4-47 Universæ malitiæ reum criminibus absolvit
5- 2 Contigit a. per universam Jerosolymor. civit.
-15 Intrare templum universa terra sanctius
6- 3 Et universis gravis erat malorum incursio
-31 Sed et universæ genti memoriam mortis s.
8- 9 Ut universum Judæorum genus deleret
-18 Et universum mundum uno nutu delere
9- 5 Qui universa conspicit Dom. Deus Israel
10- 8 Præcepto, et decreto, universæ genti Jud.
11- 2 Equitatu universo, veniebat advers. Judæos
-12 Universos autem in fugam verterunt
12- 7 Et universos Joppitas eradicaturus
-22 Ex præsentia Dei, qui universa conspicit
14- 8 Universum genus nost. non minime vexatur
-35 Tu, Dom. universorum, qui nullius indiges
15- 2 Et honora eum qui universa conspicit
-11 Somnio, per quod universos lætificavit
-14 Orat pro populo et universa sancta civitate
Matth. 9-26 Exiit fama hæc in universam terram illam
13-44 Vendit universa quæ habet, et emit agrum
14-35 Miserunt in universam regionem illam
16-26 Quid... si mundum universum lucretur
18-34 Quoadusque redderet universum debitum
21-10 Commota est universa civitas, dicens: Quis
22-40 In his duobus mandatis universa lex pendet
24-14 Prædicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe
27-25 Respondens universus populus, dixit
-27 Congregaverunt ad eum universam cohort.
-45 Tenebræ factæ sunt super universam terram
Marc. 1- 5 Et Jerosolymitæ universi, et baptizabantur
6-55 Et percurrentes universam regionem illam
11-18 Quoniam universa turba admirabatur
14- 9 Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo
15- 1 Cum senior., et Scribis, et universo concilio
16-15 In mundum universum prædicate Evangel.
Luc. 1-63 Et mirati sunt universi
2- 1 Exiit edict... ut describeret. universus orbis
4- 6 Tibi dabo potestatem hanc universam
-14 Fama exiit per universam regionem de illo
7-17 Exiit hic sermo in universam Judæam de eo
8-39 Abiit per universam civitatem, prædicans
9-25 Si lucretur universum mundum
11-22 Universa arma ejus auferet, in quib. confid.
13-17 Et omnis populus gaudebat in universis
20- 6 Ex hominibus, plebs universa lapidabit nos
21-26 Quæ supervenient universo orbi
23- 5 Commovet populum, docens per universam Judæam
-18 Exclamavit a. simul universa turba, dicens
-44 Et tenebræ factæ sunt in universam terram
Act. 2-14 Viri Judæi, et qui habitatis Jerus. universi
-43 Et metus erat magnus in universis
5-11 Factus est timor magn. in universa Ecclesia
-34 Legis doctor honorabilis universæ plebi
7-11 Venit autem fames in universam Ægyptum
9-32 Ut Petrus, dum pertransiret universos
-42 Notum a. factum est per universam Joppen
10-22 Testimonium habens ab universa gente Jud.
-37 Quod factum est verb. per universam Jud.
11-14 Salvus eris tu, et universa domus tua
-28 Famem... in universo orbe terrarum
13- 6 Et cum perambulassent universam insulam
-44 Pene universa civitas convenit audire
-49 Verbum Domini per universam regionem
14- 6 Et universam in circuitu regionem, et ibi
15-36 Visitemus fratres per universas civitates
16-26 Et universorum vincula soluta sunt
-28 Nihil tibi mali feceris: universi e. hic sumus
17-26 Inhabitare super universam faciem terræ
20-28 Attendite vobis, et universo gregi, in quo
24- 5 Seditiones omnibus Judæis in universo orbe
27-37 Eramus vero universæ animæ in navi
Rom. 1- 8 Fides vestra annuntiatur in universo mundo
9-17 Ut annuntietur nomen m. in universa terra
16-23 Salutat vos Caïus hospes meus, et universa Ecclesia
1 Cor. 14-23 Si ergo conveniat universa Ecclesia in unum
2 Cor. 1- 1 Cum om. sanctis qui sunt in universa Achaïa
Galat. 5- 3 Quon. debitor est universæ legis faciendæ
Colos. 1- 6 Sicut et in universo mundo est, et fructificat
-16 Quon. in ipso condita sunt universa in cœlis
-23 Quod prædicatum est in universa creatura
1 Thes. 4-10 In omnes fratres in universa Macedonia
Tit. 1-11 Qui universas domos subvertunt, docentes
Hebr. 1- 2 Quem constituit hæredem universorum
3-16 Sed non universi qui profecti sunt ex Ægyp.
9-19 Lecto enim... a Moyse universo populo
Apoc. 3-10 In orbem universum tentare habitantes
12- 9 Et Satanas, qui seducit universum orbem

UNQUAM.

Exod. 25-15 Qui semper erunt in circulis, nec unquam extrahentur ab eis
Exod. 34-12 Cave ne unquam cum habitatoribus terræ
Num. 16-15 Quod ne asellum quid. unquam acceperim
22-30 Dic quid simile unquam fecerim tibi
Deut. 4-32 Aut unquam cognitum est
Esth. 9-28 Dies quos nulla unquam delebit oblivio
Job. 4- 7 Obsecro te, quis unquam innocens periit?
Psal. 12- 5 Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte
Eccli. 11- 4 In vestitu ne glorieris unquam, nec in die
Isai. 66- 8 Quis audivit unquam tale? et quis vidit
Luc. 19-30 Cui nemo unquam hominum sedit
Joan. 1-18 Deum nemo vidit unquam: unigenit. Filius
5-37 Neque vocem ejus unquam audistis
6-35 Et qui credit in me, non sitiet unquam
8-33 Semen Abrahæ sumus, et nemini servivimus unquam
1 Cor. 9- 7 Quis militat suis stipendiis unquam?
Ephes. 5-29 Nemo enim unquam carnem s. odio habuit
1 Joan. 4-12 Deum nemo vidit unquam. Si diligamus

UNUS, A, UM.

Gen. 1- 5 Factumque est vespere et mane dies unus
- 9 Congregentur aquæ, quæ sub cœlo sunt, in locum unum
2-11 Nomen uni Phison: ipse est qui circuit
-21 Cumq. obdormisset, tulit unam de costis ej.
-24 Adhærebit uxori suæ: et erunt duo in carne una
3-22 Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est
4-19 Nomen uni Ada, et nomen alteri Sella
10-25 Nomen uni Phaleg, eo quod in diebus ejus
11- 1 Erat autem terra labii unius, et sermonum
- 6 Unus est populus, et unum labium omnibus
14-13 Ecce unus qui evaserat, nuntiavit Abram
22- 2 Super unum montium quem monstravero
27-38 Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater?
-45 Cur utroque orbabor filio in uno die
29-14 Et postquam impleti sunt dies mensis unius
32- 8 Si venerit Esaü ad unam turmam
33-13 Morientur una die cuncti greges
-15 Hoc uno tantum indigeo, ut inveniam grat.
34-16 Habitabimus vobisc. erimusq. unus populus
-22 Unum est, quo differtur tantum bonum
-23 Habitantes simul, unum efficiemus popul.
38-18 Ad unum igitur coitum mulier concepit
-27 Unus protulit manum, in qua obstetrix
40- 5 Videruntque ambo somnium nocte una
-17 Et in uno canistro quod erat excelsius
41- 5 Sept. spicæ pullulabant in culmo uno plenæ
-11 Ubi una nocte uterque vidimus somnium
-22 Septem spicæ pullulabant in culmo uno
-25 Respondit Joseph: Somnium regis unum est
-40 Uno tantum regni solio te præcedam
42-11 Om. filii unius viri sumus: pacifici venimus
-13 Fratres sumus, filii viri unius in terra Chan.
-16 Mittite ex vobis unum, et adducat eum
-19 Frater vester unus ligetur in carcere
-22 E quibus unus, Ruben, ait: Numquid
-27 Apertoque unus sacco, ut daret jumento
-32 Duodecim fratres uno patre geniti sumus
Unus non est super, minimus cum patre
44-28 Egressus est unus, et dixistis: Bestia devor.
48-22 Do tibi partem unam extra fratres tuos
Exod. 1-15 Quarum una vocabatur Sephora
2- 5 Misit unam e famulabus suis
8-31 Non superfuit ne una quidem
10-19 Non remansit ne una quidem
11- 1 Adhuc una plaga tangam Pharaonem
12-46 In una domo comedetur, nec efferetis
14-28 Nec unus quidem superfuit ex eis
16-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man
18- 3 Quorum unus vocabatur Gersam
21-21 Sin autem uno die vel duobus supervixerit
22- 1 Quinque boves pro uno bove restituet
23-29 Non ejiciam eos a facie tua anno uno
24- 3 Responditque omnis populus una voce
25-12 Duo circuli sint in latere uno, et duo in alt.
-19 Cherub unus sit in latere uno
-32 Tres ex uno latere, et tres ex altero
-35 Sex fiunt, procedentes de hastili uno
26- 2 Longitudo cortinæ unius habebit viginti octo
Unius mensuræ fient universa tentoria
- 6 Jungenda sunt, ut unum tabernaculum fiat
- 8 Longitudo sagi unius habebit triginta cubit.
-10 Facies et quinquag. ansas in ora sagi unius
-11 Ut unum ex omnibus operimentum fiat
-12 Id est, unum sagum quod amplius est
-13 Et cubitus ex una parte pendebit
-24 Et una omnes compago retinebit
-25 Duabus basibus per unam tabulam supput.
27- 9 Centum cubitos unum latus tenebit in long.
-14 Tentoria lateri uno deputabuntur
28- 7 Oras junctas habebit... ut in unum redeant
-10 Sex nomina in lapide uno, et sex reliqua
Exod. 29-15 Unum quoque arietem sumes
-23 Tortamque panis unius, crustulam
-39 Unum agnum mane, et alterum vespere
36- 9 Una habebat in longitud. viginti octo cub.
Una mensura erat omnium cortinarum
-13 Qui... et fieret unum tabernaculum
-15 Unum sagum in longitudine habebat cubitos
Unius mensuræ erant omnia saga
-17 Ansas quinquaginta in ora sagi unius
-18 Ut unum pallium ex omnibus sagis fieret
-21 Decem cubitor. erat longitudo tabulæ unius
Unum ac semis cubitum latitudo retinebat
-24 Duæ bases sub una tabula ponebantur
-29 In unam compaginem pariter ferebantur
-31 Ad continendas tabulas unius lateris tabern.
37- 1 Altitudo quoque unius cubiti fuit et dimidii
- 3 Duos annulos in latere uno, et duos in altero
- 8 Cherub unum in summitate unius partis
-10 Et in latitudine unius cubiti
-18 Tres calami ex parte una, et tres ex altera
-21 Sex fiunt calami procedentes de vecte uno
38-14 Quindecim cubitos... unum tenebat latus
Levit. 2- 2 Unus tollet pugillum plenum similæ et olei
4-22 Et fecerit unum e pluribus per ignorantiam
5- 7 Offerat duos turtures... unum pro peccato
-17 Feceritque unum ex his quæ Domini lege prohibentur
7- 7 Utriusque hostiæ lex una erit
-14 Ex quibus unus pro primitiis offeretur
12- 8 Sumet duos turtures... unum in holocaust.
13- 2 Adducetur ad Aaron sacerdot. vel ad unum
14- 5 Et unum ex passeribus immolari jubebit
-22 Quorum unus sit pro peccato
-31 Unum pro delicto, et alterum in holocaust.
15-15 Qui faciet unum pro peccato
-30 Qui unum faciet pro peccato
16- 5 Suscipiet.. et unum arietem in holocaustum
- 8 Unam Domino, et alteram capro emissario
22-28 Non immolabuntur una die cum fœtibus s.
23-18 Offeretisque... et vitulum de armento unum
25-29 Habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus
26-26 Decem mulieres in uno clibano coquant
27- 6 Ab uno mense usque ad annum quintum
Num. 3-15 Numera filios Levi... ab uno mense et supra
-22 Ab uno mense et supra, septem millia
-28 Ab uno mense et supra, octo millia
-34 Ab uno mense et supra, sex millia
-39 Ab uno mense et supra, fuerunt viginti
-40 De filiis Israel, ab uno mense et supra
-43 A mense uno et supra, viginti duo millia
6-11 Facietque sacerdos unum pro peccato
-19 Tortamq. absq. fermento unam de canistro
Et laganum azymum unum, et tradet
7- 3 Unum plaustrum obtulere duo duces
Et unum bovem singuli
-85 Ita ut centum triginta siclos argenti haberet unum acetabulum
Et septuaginta siclos haberet una phiala
8-12 E quibus unum facies pro peccato
9-22 Si vero biduo aut uno mense vel longiori tempore fuisset
11-19 Non uno die, nec duobus, vel quinque
-22 O. pisces maris in unum congregabuntur?
-26 Duo viri, quorum unus vocabatur Eldad
-31 Itinere, quantum uno die confici potest
14-15 Occideris tantam multitudinem quasi unum
15-15 Unum præceptum erit atque judicium
-27 Quod si anima una nesciens peccaverit
-29 Una lex erit omnium, qui peccaverint
16-22 Num, uno peccante, contra omnes ira tua desæviet?
17- 3 Una virga cunctas seors. familias continebit
18-16 Cujus redemptio erit post unum mensem
25- 6 Et ecce unus de filiis Israel intravit
26-62 Ab uno mense et supra
28- 4 Unum offeretis mane, et alterum ad vesper.
-11 Offeretis... arietem unum
-19 Offeretis... holocaustum... arietem unum
-22 Et hircum pro peccato unum, ut expietur
-27 Offeretisque holocaustum... arietem unum
29- 2 Offeretisque... vitulum de armento unum, arietem unum, et agnos anniculos
- 4 Unam decimam per agnum
-14 Et duas decimas arieti uno
-36 Offerentes holocaustum... vitulum unum, arietem unum, agnos anniculos immac.
31-28 In bello, unam animam de quingentis
-39 Asini sexaginta unus
-49 Recensuimus... et ne unus quidem defuit
35-30 Ad unius testimon. nullus condemnabitur
Deut. 2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestig.
3- 4 Vastantes cunctas civit. illius uno tempore
4-42 Nec sibi fuerit inimicus ante unum et alterum diem

Deut. 6- 4 Dominus Deus noster, Dominus unus est
12-14 In una tribuum tuarum offeres hostias
13-12 Si audieris in una urbium tuarum
15- 7 Si unus de fratribus tuis... ad paupertatem venerit
17- 2 Apud te, intra unam portarum tuarum
- 6 Nemo occidatur, una contra se dicente
18- 6 Si exierit Levites ex una urbium tuarum
19- 5 Ad unam supradictarum urbium confugiet
-11 Fugeritque ad unam de supradictis urbibus
-15 Non stabit testis unus contra aliquem
21-13 Flebit patrem et matrem suam uno mense
-15 Si habuerit... unam dilectam, et alteram
23-16 Et in una urbium tuarum requiescet
24- 5 Ut uno anno lætetur cum uxore sua
25- 5 Et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit
-11 Et unus contra alterum rixari cœperit
28- 7 Per unam viam venient contra te
-25 Per unam viam egrediaris contra eos
31-12 Et in unum omni populo congregato
32-30 Quomodo persequatur unus mille
Josue. 3-13 Desuper veniunt, in una mole consistent
-16 Steterunt aquæ descendentes in loco uno
8-17 Ne unus quidem in urbe Haï et Bethel
9- 2 Ut pugnarent contra Josue et Isr. uno animo
10- 2 Erat Gabaon, et una civitatum regalium
-13 Non festinavit occumbere spatio unius diei
-42 Uno impetu cepit atque vastavit
11- 5 Conveneruntque omnes reges isti in unum
-13 Unam tantum Asor munitissimam flamma consumpsit
-15 Non præteriit... nec unum quidem verbum
12- 9 Rex Jericho unus, rex Haï, quæ est ex latere Bethel, unus
-10 Rex Jerusalem unus, rex Hebron unus
-11 Rex Jerimoth unus, rex Lachis unus
-12 Rex Eglon unus, rex Gazer unus
-13 Rex Dabir unus, rex Gader unus
-14 Rex Herma unus, rex Hered unus
-15 Rex Lebna unus, rex Odullam unus
-16 Rex Maceda unus, rex Bethel unus
-17 Rex Taphua unus, rex Opher unus
-18 Rex Aphec unus, rex Saron unus
-19 Rex Madon unus, rex Asor unus
-20 Rex Semeron unus, rex Achsaph unus
-21 Rex Thenac unus, rex Mageddo unus
-22 Rex Cades unus, rex Jachanan Carmeli unus
-23 Rex Dor, et provinciæ Dor, unus, rex gentium Galgal unus
-24 Rex Thersa unus: omnes reges triginta unus
17-14 Quare dedisti mihi possessionem fortis et funiculi unius
-17 Non habebis sortem unam
20- 4 Cum ad unam harum confugerit civitatum
21-43 Ne unum quidem verbum... irritum fuit
22-20 Et ille erat unus homo
23-10 Unus e vobis persequetur host. mille viros
-14 Unum non præterierit incassum
Judic. 5-29 Una sapientior cæteris uxoribus ejus
6-16 Et percuties Madian quasi unum virum
8-18 Et unus ex eis quasi filius regis
-24 Unam petitionem postulo a vobis
9- 2 Filii Jerobaal, an ut dominetur unus vir?
- 5 Occidit.. septuag. viros super lapidem unum
-18 Interfecistis... septuaginta viros super unum lapidem
-37 Unus cuneus venit per viam quæ respicit
-53 Una mulier fragmen molæ desuper jaciens
11-40 Ut... conveniant in unum filiæ Israël
14-20 Accepit maritum unum de amicis ejus
16-23 Principes Philistin. convenerunt in unum
17- 5 Implevitque unius filiorum suorum manum
-11 Fuitque illi quasi unus de filiis
18-19 Ut sis sacerdos in domo unius viri
An in una tribu et familia in Israël?
20- 1 Congregati, quasi vir unus, de Dan
- 8 Quasi unius hominis sermone respondit
-11 Convenitque universus Israël... quasi homo unus, eadem mente, unoque consilio
-31 Quarum una ferebatur in Bethel, et altera
21- 3 Ut hodie una tribus auferretur ex nobis
- 6 Cœperunt dicere: Ablata est tribus una
-15 Egit pœnit. super interfectione unius tribus
-17 Providendum est, ne una tribus deleatur
Ruth. 1- 1 In dieb. unius judicis quando judices præer.
- 4 Quarum una vocabatur Orpha, altera vero
2-13 Quæ non sum similis unius puellarum tuar.
1 Reg. 1- 1 Fuit vir unus de Ramathaïm-Sophim
- 2 Nomen uni Anna, et nomen secundæ Phen.
- 5 Anna autem dedit partem unam tristis
-16 Ne reputes ancillam t. quasi unam de filiab.
2-36 Dimitte me, obsecro, ad unam partem sac.
6- 5 Quia plaga una fuit omnib. vobis et satrapis
- 7 Arripite, et facite plaustrum novum unum
-12 Et itinere uno gradiebantur, pergentes
1 Reg. 6-17 Azotus unum, Gaza unum, Ascalon unum, Geth unum, Accaron unum
7- 9 Tulit autem Samuel agnum lactentem unum
-12 Tulit aut Samuël lapidem unum, et posuit
9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens
-15 Ante unam diem quam veniret Saül, dicens
10- 3 Unus portans tres hœdos, et alius tres tortas
11- 7 Invasit... timor... et egressi s. quasi vir unus
13- 1 Filius unius anni erat Saül cum regnare
-17 Unus cuneus pergebat contra viam Ephra
14- 4 Nomen uni Boses, et nomen alteri Sene
- 5 Unus scopulus prominens ad Aquilonem
-28 Respondensq. unus de populo, ait: Jurejur.
-40 Separamini vos in partem unam, et ego
16-18 Et respondens unus de pueris, ait: Ecce vidi
-20 Et lagenam vini, et hœdum de capris unum
17-25 Dixit unus quispiam de Israel: Num vidistis
-36 Et Philisthæus hic incirc., quasi unus ex eis
-49 Tulitque unum lapidem, et funda jecit
20- 3 Uno tantum (ut ita dicam) gradu, ego morsque dividimur
-29 Unus de fratribus meis accersivit me
22-20 Evadens autem unus filius Achimelech
23-26 Et ibat Saül ad latus montis ex parte una
24-15 Canem mort. persequeris, et pulicem unum
25-14 Uxori Nabal nuntiavit unus de pueris suis
26-15 Ingressus est e. unus de turba ut interficeret
-20 Egressus est rex Israël ut quærat pulicem unum
-22 Transeat unus de pueris regis et tollat eam
27- 1 Aliquando incidam una die in manus Saül
- 5 Detur mihi locus in una urbium regionis
2 Reg. 1-15 Vocansque David unum de pueris suis, ait
2- 1 Dicens: Num ascendam in unam de civitat.
-13 Cum in unum convenissent, e regione sederunt: hi ex una parte piscinæ, et illi ex alt.
-18 Quasi unus de capreis quæ morantur in sylv.
-21 Apprehende unum de adolescentibus
-25 Conglobati in unum cuneum, steterunt in summitate tumuli unius
3-13 Sed unam rem peto a te, dicens: Non videb.
4- 2 Nomen uni Baana, et nomen alteri Rechab
6-19 Partitus est.. singulis collyridam panis unam Assaturam bubulæ carnis unam, et similam
-20 Nudatus est, quasi si nudetur unus de scurris
7- 7 Loquens locutus sum ad unam de tribubus
8- 2 Mensus est autem duos funiculos, unum ad occidendum, et unum ad vivificandum
9-11 Comedet... quasi unus de filiis regis
12- 1 Dixit ei: Duo viri erant in civitate una, unus dives, alter pauper
- 3 Pauper a. nihil habebat.. præt. ovem unam
13-13 Tu eris quasi unus de insipientibus in Israël
-30 Et non remansit ex eis saltem unus
14-27 Filia una nomine Thamar, elegantis formæ
15- 2 Ex una tribu Israël ego sum servus tuus
17- 3 Quomodo unus homo reverti solet: unum enim virum tu quæris: et omnis populus
- 9 Latitat in foveis, aut in uno, quo voluerit, loco: et cum ceciderit unus quilibet
-12 De viris, qui cum eo sunt, ne unum quidem
-22 Ne unus quidem residuus fuit qui non trans.
18- 3 Quia tu unus pro decem millib. computaris
-11 Dedissem tibi decem arg... et unum balteum
19- 7 Ne unus quidem remansurus sit tecum nocte
-14 Inclinavit cor o. viror. Juda, quasi viri unius
21- 5 Ut ne unus quidem residuus sit de stirpe
23- 8 Qui oct ngentos interfecit impetu uno
24-12 Elige unum quod volueris ex his, ut faciam
3 Reg. 1-52 Non cadet ne unus quidem capillus ejus
2-16 Nunc ergo petitionem unam precor a te
-20 Petitionem unam parvulam ego deprecor
3-17 Quarum una ait: Obsecro, mi domine: ego et mulier hæc habitabamus in domo una
-25 Date dimidiam partem uni et dimidiam part.
6-24 Quinque cubitorum ala cherub una A summitate alæ unius usque ad alæ alterius
-25 Et opus unum erat in duobus cherubim
-26 Altitudinem habebat unus cherub decem
-27 Et tangebat ala una parietem, et ala cherub
-36 Ædificavit atrium.. uno ordine lignor. cedri
7- 3 Unus a. ordo habebat columnas quindecim
-12 De lapidibus sectis, et unius ordinis de dol.
-15 Octo cubitorum altitudinis columnam unam
-16 Quinque cubit. altitudinis capitellum unum
-17 Septena versuum retiacula in capitello uno
-31 Unius cubiti erat totum rotundum, pariterque habebat unum cubitum et dimidium
-32 Una rota habebat altitudinis cubit. et semis
-34 Quatuor per singulos angulos basis unius
-37 In hunc modum fecit dec. bases, fusura una
-38 Quadraginta batos capiebat luter unus
-44 Mare unum, et boves duodec. subter mare
8-56 Non cecidit ne unus quidem sermo
10-16 Sexc. auri siclos dedit in laminas scuti unius
3 Reg. 10-17 Trecentæ minæ auri unam pelt. vestiebant
11-13 Tribum unam dabo filio tuo propter David
-32 Una tribus remanebit ei propter servum m.
12-29 Posuitq. unum in Bethel et alterum in Dan
14-21 Quadraginta et unius anni erat Roboam
15-10 Quadraginta et uno anno regnavit in Jerus.
-29 Non dimisit ne unam quidem animam
18- 6 Achab ibat per viam unam, et Abdias
-23 Illi eligant sibi bovem unum, et in frusta
-25 Eligite vobis bovem unum
-40 Apprehendite.. et ne unus quidem effugiat
19- 2 Posuero animam tuam sicut animam unius
- 4 Perrexit in desertum viam unius diei. Cumq. venisset, et sederet subter unam juniper.
-19 In duodecim jugis boum arantibus unus erat
20-13 Ecce propheta unus accedens ad Achab
-28 Et accedens unus vir Dei, dixit ad regem
-29 Percusseruntque filii Israel... in die una
-39 Cumq. fugisset vir unus, adduxit eum
22- 5 Populus meus, et populus tuus, unum sunt
- 8 Remansit vir unus, per quem possumus
-13 Sermones proph. ore uno regi bona prædic.
-20 Dixit unus verba hujuscemodi, et alius
4 Reg. 2-16 Et projecerit eum in unum montium, aut in unam vallium
3-11 Et respondit unus de servis regis Israël
4-22 Mitte mecum, obsecro, unum de pueris
-38 Dixitque uni de pueris suis: Pone ollam
-39 Egressus est unus in agrum ut colligeret
6- 3 Et ait unus ex illis: Veni ergo et tu
- 5 Accidit a. ut cum unus materiam succidiss.
-12 Dixitque unus servorum ej.: Nequaquam
7- 1 Cras modius similæ uno statere erit, et duo modii hordei statere uno, in porta
- 2 Respondens unus de ducibus, super cujus
- 8 Ingressi sunt unum tabernac. et comederunt
-13 Respondit a. unus servorum ej.: Tollamus
-18 Quando ait: Duo modii hordei statere uno erunt, et modius similæ statere uno
8- 6 Deditque ei rex eunuchum unum, dicens
-26 Regnare cœpisset, et uno anno regnavit
9- 1 Eliseus autem prophetes vocavit unum
10-17 Percussit omnes qui reliqui.. usq. ad unum
-21 Non fuit residuus ne unus quidem
14-23 Regnavit Jeroboam... in Samaria quadraginta et uno anno
15-13 Sellum... regnavit a. uno mense in Samaria
17-27 Ducite illuc unum de sacerdotibus
-28 Igitur cum venisset unus de sacerdotib. his
18-24 Ante unum satrapam de servis domini mei
22- 1 Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
25-16 Mare unum, et bases quas fecerat Salomon
-17 Cubitos altitudinis habebat columna una
-19 Et de civitate eunuchum unum
1 Par. 1-19 Nomen uni Phaleg, quia in diebus ej. divisa
11-11 Super trecentos vulneratos una vice
12-38 Uno corde erant, ut rex fieret David
17- 6 Numquid locutus sum saltem uni judicum
- 8 Fecique tibi nomen quasi unius magnorum
-21 Gens una in terra, ad quam perrexit Deus
21-10 Unum quod volueris, elige, et faciam tibi
23-11 Non habuerunt plurimos filios, et idcirco in una familia unaq. domo computati sunt
24- 6 Unam domum, q. cæteris præerat, Eleazar
29- 1 Salomonem filium meum unum elegit Deus
2 Par. 3-11 Ita ut una ala haberet cubitos quinque
-17 Unam a dextris, et alteram a sinistris
4-15 Mare unum, boves quoq. duodec. sub mari
12-13 Quadraginta autem et unius anni erat cum regnare cœpisset
18- 7 Est vir unus, a quo possumus quærere
- 8 Vocavit ergo rex Israël unum de eunuchis
-12 Verba omnium prophetarum uno ore bona regi annuntiant
-19 Cumq. diceret unus hoc modo, et alter alio
-33 Ut unus e pop. sagittam in incertum jaceret
22- 2 Et uno anno regnavit in Jerusalem
28- 6 Occidit... centum viginti millia in die uno
30-12 Facta est manus Dom., ut daret eis cor unum
32-12 Dicens: Coram altari uno adorabitis
34- 1 Triginta et uno anno regnavit in Jerusalem
36-11 Viginti et unius anni erat Sedecias
1 Esdr. 2-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
-64 Omnis multitudo quasi unus
3- 1 Congregatus est ergo populus quasi vir unus
- 9 Et filii Juda, quasi vir unus, ut instarent
4- 8 Scripserunt epistolam unam de Jerusalem
6- 2 Inventum est in Ecbatanis..volumen unum
-20 Sacerdotes et Levitæ quasi unus
10-13 Et opus non est diei unius vel duorum
2 Esdr. 1- 2 Et venit Hanani, unus de fratribus meis
4- 2 Num sacrificabunt, et compleb. in una die?
-17 Una manu sua faciebat opus, et altera tenebat gladium
5-18 Parabatur a. mihi per dies singulos bos unus

2 Esdr. 7-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
-66 Omnis multitudo quasi vir unus
8- 1 Congregatusq. est o. populus quasi vir unus
11- 1 Ut tollerent unam partem de decem
Tobiæ. 2- 3 Unum ex filiis Israël jugulatum jacere
3- 7 Improperium ab una ex ancillis patris sui
-25 Quorum uno tempore sunt orationes
8-14 Mitte unam ex ancillis tuis, et videat
-15 At illa misit unam ex ancillis suis
9- 4 Si tardavero una die plus, contristatur anima
10- 5 Omnia simul in te uno habentes
12-15 Sum Raphaël Angelus, unus ex septem
14-12 Matrem vestram circa me in uno sepulcro
Judith. 1-11 Qui omnes uno animo contradixerunt
5- 9 Unum Deum cœli coluerunt
-13 Coopertus est, ut non remaneret vel unus
6- 3 Cum percusserimus eos omnes, sicut hominem unum
7-11 Ut non esset... unde satiarentur vel una die
-12 Juvenes, et parvuli, omnes simul una voce
-18 Una voce clamaverunt ad Deum, dicentes
10- 9 Qui illic erant, omnes una voce : Fiat, fiat
-13 Ita ut non cadat vir unus de exercitu ejus
11-15 Et non latrabit vel unus canis contra te
14-16 Una mulier Hebræa fecit confusionem
15- 4 Uno agmine persequentes, debilitabant
-10 Benedixerunt eam omnes una voce
Esth. 3- 6 In unum Mardochæum mittere manus suas
-13 Occiderent... parvulos et mulieres, uno die
7- 9 Dixitque Harbona, unus de eunuchis
8-11 Et in unum præciperent congregari
-12 Et constituta est... una ultionis dies
10-10 Duas sortes esse præcepit, unam populi Dei
-13 In unum cœtum populi congregati
13- 3 Unus qui sapientia et fide cæter. præcellebat
- 5 Videntes unam gentem rebellem
- 7 Ut nefarii homines uno die ad inferos
15- 6 Et super unam quidem innitebatur
Job. 2-10 Quasi una de stultis mulieribus locuta es
9- 3 Non poterit ei respondere unum pro mille
-22 Unum est quod locutus sum
11-10 Si subverterit o., vel in unum coarctaverit
31-15 Numquid... et formavit me in vulva unus ?
33-23 Pro eo Angelus loquens, unus de millibus
37-13 Sive in una tribu, sive in terra sua
39-35 Unum locutus sum, quod utinam non dixis.
41- 7 Una uni conjungitur, et ne spiraculum
- 8 Una alteri adhærebit, et tenentes se nequaquam separabuntur
42-11 Et dederunt ei unusquisque ovem unam, et inaurem auream unam
-14 Et vocavit nomen unius Diem
Psal. 2- 2 Et principes convenerunt in unum
13- 1 Qui faciat bonum, non est usque ad unum
- 3 Qui faciat bonum, non est usque ad unum
26- 4 Unam petii a Domino, hanc requiram
33-21 Unum ex his non conteretur
47- 5 Congregati sunt : convenerunt in unum
48- 3 Simul in unum dives et pauper
52- 4 Qui faciat bonum, non est usque ad unum
67- 7 Qui inhabitare facit unius moris in domo
70-10 Consilium fecerunt in unum
81- 7 Et sicut unus de principibus cadetis
83-11 Melior est dies una in atriis tuis super millia
101-23 In conveniendo populos in unum, et reges
105-11 Tribulantes eos : unus ex eis non remansit
108-13 In generatione una deleatur nomen ejus
132- 1 Quam jucundum, habitare fratres in unum
Prov. 1-14 Marsupium unum sit omnium nostrum
6-26 Pretium enim scorti vix est unius panis
Eccle. 2-14 Didici quod unus utriusque esset interitus
-15 Si unus et stulti et meus occasus erit, quid
3-19 Unus interitus est hominis et jumentorum
-20 Et omnia pergunt ad unum locum
4- 8 Unus est, et secundum non habet
- 9 Melius est ergo duos esse simul, quam unum
-10 Si unus ceciderit, ab altero fulcietur
-11 Fovebunt. mutuo : unus quomodo calefiet ?
-12 Si quispiam prævaluerit contra unum, duo
6- 6 Nonne ad unum locum properant omnia ?
7-28 Unum et alterum, ut invenirem rationem
-29 Virum de mille unum reperi
9-18 Qui in uno peccaverit, multa bona perdet
12-11 Quæ per magistrorum consilium data sunt a pastore uno
Cant. 4- 9 Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum, et in uno crine colli tui
6- 8 Una est columba mea, perfecta mea
Una est matris suæ, electa genetrici suæ
Sap. 5-15 Memoria hospitis unius diei prætereuntis
7- 6 Unus introitus est omnibus ad vitam
-27 Et cum sit una, omnia potest
11-21 Sed et sine his uno spiritu poterant occidi
17-17 Una e. catena tenebrar. om. erant colligati
18- 5 Uno exposito filio, et liberato
Sap. 18-12 Uno nomine mortis, mortuos habebant
Quoniam uno momento... exterminata est
Eccli. 1- 8 Unus est altissimus Creator omnipotens
6- 6 Et consiliarius sit tibi unus de mille
7- 8 Nec enim in uno erit immunis
11-34 A scintilla una augetur ignis, et ab uno doloso augetur sanguis
12-14 Una hora tecum permanebit
16- 3 Melior est enim unus timens Deum
- 5 Ab uno sensato inhabitabitur patria
-11 Si unus fuisset cervicatus, mirum, si fuisset
32- 1 Noli extolli : esto in illis quasi unus ex ipsis
33-15 Duo et duo, et unum contra unum
34-28 Unus ædificans, et unus destruens : quid
-29 Unus orans, et unus maledicens : cujus
38-17 Amare fer luctum illius uno die
-18 Fac luctum secundum meritum ejus uno die
42-25 Omnia duplicia, unum contra unum
46- 5 An non... et una dies facta est quasi duo ?
Isai. 4- 1 Apprehendent sept. mulieres virum unum
5-10 Decem enim jugera vinearum facient laguneulam unam
6- 2 Sex alæ uni, et sex alæ alteri
- 6 Et volavit ad me unus de Seraphim
9-14 Incurvantem et refrenantem die una
10-17 Devorabitur spina ejus, et vepres in die una
19-18 Civitas Solis vocabitur una
21-16 In uno anno...auferetur omnis gloria Cedar
23-15 Septuaginta annis, sicut dies regis unius
24-20 Auferetur quasi tabernaculum unius noctis
-22 Congregabuntur in congregat. unius fascis
27-12 Vos congregabimini unus et unus filii Israël
30-17 Mille homines a facie terroris unius
34-16 Legite : unum ex eis non defuit
36- 9 Quom. sustinebis faciem judicis unius loci
40-26 Neque unum reliquum fuit
47- 9 Venient tibi duo hæc subito in die una
51- 2 Quia unum vocavi eum, et benedixi ei
66- 8 Numquid parturiet terra in die una?
Jerem. 3-14 Et assumam vos unum de civitate
24- 2 Calathus unus ficus bonas habebat nimis
32- 39 Et dabo eis cor unum et viam unam
35- 2 Introduces eos.. in unam exedram thesaur.
51-60 Et scripsit Jeremias... in libro uno
52-20 Columnas duas, et mare unum, et vitulos
-21 Cubiti altitudinis erant in columna una
-22 Altitudo capitelli unius quinque cubitorum
-25 Et de civitate tulit eunuchum unum
Baruc. 6-62 Neque virtutibus uni eorum similia sunt
Ezech. 1- 6 Quatuor facies uni, et quatuor pennæ uni
-15 Apparuit rota una super terram
-16 Et una similitudo ipsarum quatuor
4- 9 Mittes ea in vas unum, et facies tibi panes
7- 5 Afflictio una, afflictio ecce venit
8- 7 Et vidi, et ecce foramen unum in pariete
- 8 Cum fodissem parietem, apparuit ost. unum
9- 2 Vir quoque unus in medio eorum vestitus
10- 9 Rota una juxta cherub unum, et rota alia juxta cherub unum
-10 Aspectus earum similitudo una quatuor
-14 Quatuor autem facies habebat unum : facies una, facies cherub
-21 Quatuor vultus uni, et quatuor alæ uni
11-19 Et dabo eis cor unum, et spiritum novum
16- 5 Ut faceret tibi unum de his, misertus tui
18-10 Quod si... et fecerit unum de istis
19- 3 Eduxit unum de leunculis suis, et leo factus
- 5 Tulit unum de leunculis suis, leonem const.
21-19 De terra una egredientur ambæ
23- 2 Duæ mulieres filiæ matris unius fuerunt
-13 Vidi quod polluta esset una via ambarum
29-17 In vig. et sept. anno, in primo, in una mensis
31- 1 Tertio mense, una mensis, factum est
32- 1 In mense duodecimo, in una mensis
33-24 Unus erat Abraham, et hæreditate possedit
-30 In ostiis domorum, et dicunt unus ad alter.
34-23 ET SUSCITABO SUPER EAS PASTOREM UNUM
37-16 Sume tibi lignum unum : et scribe super
-17 Adjunge illa, unum ad alterum tibi in lignum unum
-19 Et faciam eas in lignum unum : et erunt unum in manu ejus
-22 Et faciam eos in gentem unam in terra
Et rex unus erit omnibus imperans
-24 Et pastor unus erit omnium eorum
40- 5 Mensus est latitudinem ædificii calamo uno, altitudinem quoque calamo uno
- 6 Mensus est limen portæ calamo uno latit., id est, limen unum calamo uno in latitud.
- 7 Et thalamum uno calamo in longum, et uno calamo in latum
- 8 Juxta vestib. portæ intrinsecus, calamo uno
-10 Mensura una trium, et mensura una frontium ex utraque parte
-12 Et marginem ante thalamos cubiti unius
Ezech. 40-12 Et cubitus unus finis utrinque
-26 Cælatæ palmæ erant, una hinc, et altera inde
-42 Longitudine cubiti unius et dimidii : et latitudine cubiti unius et dimidii : et altitudine cubiti unius
-43 Et labia earum palmi unius, reflexa
-44 Una ex latere portæ Orientalis
-49 [illegible]ontibus; una hinc, et altera inde
41-11 Ostium unum ad viam Aquilonis, et ostium unum ad viam Australem
42- 4 Ad interiora respiciens viæ cubiti unius
43-13 Et in circuitu, palmus unus
-14 Duo cubiti, et latitudo cubiti unius
-17 Et sinus ejus unius cubiti per circuitum
45-11 Ephi et batus æqualia, et unius mensuræ
-15 Arietem unum de grege ducentorum
-18 In primo mense, una mensis, sumes vitulum
46-17 De hæreditate sua uni servorum suorum
-22 Mensuræ unius quatuor erant
48- 1 Et erit ei plaga Orientalis mare, Dan una
- 2 Et super terminum Dan... Aser una
- 3 Et super terminum Aser... Nephthali una
- 4 Et super terminum Nephthali.. Manasse una
- 5 Et super terminum Manasse... Ephraïm una
- 6 Et super terminum Ephraïm... Ruben una
- 7 Et super terminum Ruben. . Juda una
-23 Et reliquis tribubus... Benjamin una
-24 Contra terminum Benjamin... Simeon una
-25 Super terminum Simeonis... Issachar una
-26 Super terminum Issachar... Zabulon una
-27 Super terminum Zabulon... Gad una
-31 Porta Ruben una, porta Juda una, porta Levi una
-32 Porta Joseph una, porta Benjamin una, porta Dan una
-33 Porta Simeonis una, porta Issachar una, porta Zabulon una
-34 Porta Gad una, porta Aser una, porta Nephthali una
Dan. 2- 9 Una est de vobis sententia
-31 Videbas, et ecce quasi statua una grandis
3-51 Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant
4-16 Cœpit... tacitus cogitare quasi una hora
6- 2 Principes tres, ex quibus Daniel unus erat
-17 Allatusque est lapis unus, et positus est
7-16 Accessi ad unum de assistentibus
8- 3 Ecce aries unus stabat ante paludem, habens cornua excelsa, et unum excelsius
- 9 De uno autem ex eis egressum est cornu unum modicum, et factum est grande
-13 Et audivi unum de sanctis loquentem
Et dixit unus sanctus alteri nescio cui loq.
9- 2 Anno uno regni ejus, ego Daniel intellexi
-27 Confirmabit autem pactum multis hebdomada una
10- 5 Et vidi, et ecce vir unus vestitus lineis
-13 Restitit mihi viginti et uno diebus
Ecce Michaël unus de principibus primis
11-27 Ad mensam unam mendacium loquentur
12- 5 Stabant : unus hinc super ripam fluminis
13-14 Cumque revertissent, venerunt in unum
-25 Cucurrit unus ad ostia pomarii, et aperuit
-52 Vocavit unum de eis, et dixit ad eum
Osee. 1-11 Ponent sibimet caput unum, et ascendent
Amos. 4- 7 Et plui super unam civitatem
Pars una compluta est, et pars... aruit
- 8 Venerunt.. ad unam civitatem, ut biberent
6- 9 Si reliqui fuerint decem viri in domo una
Abdiæ. -11 Tu quoque eras quasi unus ex eis
Jonæ. 3- 4 Cœpit Jonas introire in civitatem itinere diei unius
4-10 Quæ sub una nocte nata est, et sub una nocte periit
Mich. 2-12 In unum conducam reliquias Israël
Soph. 3- 9 Ut invocent... et serviant ei humero uno
Aggæi. 1- 1 In die una mensis, factum est verbum Dom.
2- 7 Adhuc unum modicum est, et ego commov.
Zach. 3- 9 Super lapidem unum septem oculi sunt
4- 3 Duæ olivæ super illud : una a dextris lampadis, et una a sinistris ejus
8-21 Vadant habitatores, unus ad alter., dicentes
11- 7 Duas virgas : unam vocavi Decorem
- 8 Et succidi tres pastores in mense uno
14- 7 Et erit dies una quæ nota est Domino
- 9 In die illa erit Dominus unus, et erit nomen ejus unum
Malac. 2-10 Numquid non pater unus omnium nostr. ?
Numquid non Deus unus creavit nos ?
-15 Nonne unus fecit, et residuum spiritus ej. est
Et quid unus quærit, nisi semen Dei ?
1 Mac. 1-43 Scripsit rex... ut esset omnis populus, unus
5-27 Comprehendere et tollere eos in una die
6-14 Vocavit Philippum, unum de amicis suis
-43 Vidit Eleazar... unam de bestiis loricatam
7-16 Et occidit eos in una die, secundum verbum

1 Mac. 7-26 Misit... unum ex princip. suis nobilioribus
-45 Et persecuti sunt eos viam unius diei
-46 Et non est relictus ex eis nec unus
8-10 Miserunt ad eos ducem unum, et pugnaver.
-16 Committunt uni homini magistratum suum
Et omnes obediunt uni, et non est invidia
9-37 Filiam unius de magnis princip... Chanaan
10-38 Ut sint sub uno, et non obediant alii potest.
13-28 Statuit septem pyramidas, unam contra unam patri et matri, et quatuor fratribus
-43 Percussit turrem unam, et comprehendit
14- 2 Et misit unum de principibus suis
15-28 Misit ad eum Athenob. unum de amicis s.
2 Mac. 2-24 Tentavimus nos uno volumine breviare
4-31 Relicto suffecto uno ex comitibus suis
6-18 Eleazarus, unus de primoribus scribarum
7- 2 Unus autem ex illis, qui erat primus, sic ait
-20 Pereuntes septem filios sub unius diei tempore conspiciens
8-18 Qui potest.. univ. mundum uno nutu delere
14-20 Omn. una fuit sententia amicitiis annuere
Matth. 5-18 Iota unum, aut unus apex non præteribit
-19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis
-29 Expedit e. tibi ut pereat unum membrorum
-36 Non potes unum capillum album facere
6-24 Unum odio habebit, et alterum diliget
Aut unum sustinebit, et alterum contemnet
-27 Adjicere ad staturam suam cubitum unum
-29 Nec Sal... coopertus est sicut unum ex istis
8-19 Accedens unus Scriba, ait illi : Magister
9-18 Ecce princeps unus accessit, et adorabat
10-29 Et unus ex illis non cadet super terram
-42 Quicumque potum dederit uni ex minimis
12-11 Qui habeat ovem unam... nonnè tenebit
13-46 Inventa autem una pretiosa margarita, abiit
17- 4 Faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum
18- 6 Qui a. scandalizaverit unum de pusillis istis
- 9 Bonum tibi est cum uno oculo in vitam intr.
-10 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis
-12 Si fuerint alicui cent. oves, et erraverit una
-14 Non est voluntas... ut pereat unus de pusil.
-16 Adhibe tecum adhuc unum, vel duos
-24 Oblatus est ei unus, qui debebat ei decem...
-28 Servus ille, invenit unum de conservis suis
19- 5 Et erunt duo in carne una
- 6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro
-16 Ecce unus accedens, ait illi : Magister bone
-17 Quid... de bono? Unus est bonus, Deus
20-12 Una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti
-13 Respondens uni eorum, dixit : Amice
-21 Dic ut sedeant... unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram, in regno tuo
21-19 Videns fici arborem unam secus viam, venit
-24 Interrogabo vos et ego unum sermonem
22-34 Pharisæi... convenerunt in unum
-35 Et interrogavit eum unus ex eis legis doctor
23- 8 Nolite vocari Rabbi : unus est e. Magister
- 9 Unus est enim Pater vester, qui in cœlis est
-10 Quia Magister vester unus est, Christus
-15 Quia circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselytum
24-40 Unus assumetur, et unus relinquetur
-41 Una assumetur, et una relinquetur
25-15 Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum
-18 Qui autem unum acceperat, abiens fodit
-24 Et qui unum talentum acceperat, ait
-40 Fecistis uni ex his fratribus meis minimis
-45 Non fecistis uni de minoribus his, nec mihi
26-14 Abiit unus de duodecim qui dicebatur Judas
-21 Dico vobis, quia unus vestrum me traditurus
-40 Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
-47 Ecce Judas unus de duodecim venit
-51 Ecce unus ex his qui erant cum Jesu
-69 Et accessit ad eum una ancilla, dicens
27-15 Consueverat præses populo dimittere unum
-38 Latrones : unus a dextris, et unus a sinistris
-48 Unus ex eis accept. spongiam implevit aceto
Marc. 4- 8 Et afferebat unum triginta, unum sexaginta, et unum centum
-20 Unum triginta, unum sexag., et unum cent.
6-15 Quia propheta est, quasi unus ex prophetis
8-28 Alii vero quasi unum de prophetis
9- 4 Faciamus tria tabernacula, tibi unum, et Moysi unum, et Eliæ unum
-16 Respondens unus de turba, dixit : Magister
-36 Quisquis unum ex hujusm. pueris receperit
-41 Quisq. scandalizaverit unum ex his pusillis
10- 8 Et erunt duo in carne una
Itaque jam non sunt duo, sed una caro
-18 Nemo bonus, nisi unus Deus
-21 Et dixit ei : Unum tibi deest : vade
-37 Da nobis, ut unus ad dexteram tuam
11-29 Interrogabo vos et ego unum verbum

Marc 12- 6 Ergo unum habens filium charissimum
-28 Accessit unus de Scribis, qui audierat illos
-29 Dominus Deus tuus, Deus unus est
-32 In veritate dixisti, quia unus est Deus
-42 Cum venisset autem vidua una pauper
13- 1 Ait illi unus ex Discipulis suis : Magister
14-10 Judas Iscariotes, unus de duodecim, abiit
-18 Dico vobis, quia unus ex vobis tradet me
-20 Qui ait illis : Unus ex duodecim
-37 Dormis? non potuisti una hora vigilare?
-43 Venit Judas Iscariotes, unus de duodecim
-47 Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium, percussit
-66 Venit una ex ancillis summi sacerdotis
15- 6 Solebat dimittere illis unum ex vinctis
-27 Crucifigunt duos latrones, unum a dextris
-36 Currens a. unus, et implens spongiam aceto
16- 2 Et valde mane una sabbatorum, veniunt
Luc. 5- 3 Ascendens autem in unam navim, quæ erat
-12 Factum est, cum esset in una civitatum
-17 In una dierum, et ipse sedebat docens
7-41 Unus debebat denarios quingentos
8-22 In una dierum : et ipse ascendit in navicul.
9- 8 Quia propheta unus de antiquis surrexit
-19 Quia unus propheta de prioribus surrexit
-33 Faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Moysi, et unum Eliæ
10-42 Porro unum est necessarium
11- 1 Dixit unus ex Discipulis ejus ad eum
-46 Ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas
12- 6 Unus ex illis non est in oblivione coram Deo
-25 Adjicere ad staturam suam cubitum unum
-27 Nec Salomon.. vestiebatur sic. unum ex istis
-52 Erunt e. ex hoc quinque in domo una divisi
15- 4 Et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit
- 7 Super uno peccatore pœnitentiam agente
- 8 Si perdiderit drachmam unam, nonne acc.
-15 Abiit, et adhæsit uni civium regionis illius
-19 Fac me sicut unum de mercenariis tuis
-26 Et vocavit unum de servis, et interrogavit
16-13 Aut enim unum odiet, et alterum diliget
Aut uni adhærebit, et alterum contemnet
17- 2 Quam ut scandalizet unum de pusillis istis
-15 Unus a. ex illis, ut vidit quia mundatus est
-22 Quando desideretis videre unum diem Filii
-34 Duo in lecto uno : unus assumetur, et alter
-35 Duæ erunt molentes in unum ; una assumetur, et altera relinquetur : duo in agro ; unus assumetur, et alter relinquetur
18-10 Unus Pharisæus, et alter publicanus
-22 Jesus ait ei : Adhuc unum tibi deest
20- 1 Et factum est in una dierum, docente illo
- 3 Interrogabo vos et ego unum verbum
22- 3 Intravit a. Satanas in... unum de duodecim
-47 Judas, unus de duodecim, antecedebat eos
-50 Percussit unus ex illis servum principis
-59 Intervallo facto quasi horæ unius
23-17 Dimittere eis per diem festum, unum
-33 Unum a dextris, et alterum a sinistris
-39 Unus a. de his, qui pendebant, latronibus
24- 1 Una autem sabbati valde diluculo venerunt
Joan. 1-40 Unus ex duobus qui audierant a Joanne
6- 8 Dicit ei unus ex Discipulis ejus, Andreas
- 9 Est puer unus hic, qui habet quinque panes
-22 Navicula alia non erat ibi nisi una
-71 Duodec. elegi : et ex vobis unus diabolus est
-72 Hic enim erat traditurus eum, cum esset unus ex duodecim
7- 21 Unum opus feci, et omnes miramini
-50 Venit ad eum nocte, qui unus erat ex ipsis
8- 9 Audientes autem unus post unum exibant
-41 Unum Patrem habemus Deum
9-25 Unum scio, quia cæcus cum essem, modo
10-16 Et fiet unum ovile, et unus pastor
-30 Ego et Pater unum sumus
11-49 Unus autem ex ipsis, Caiphas nomine
-50 Expedit vobis ut unus moriatur homo
-52 Sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum
12- 2 Lazarus vero unus erat ex discumbentibus
- 4 Dixit ergo unus ex Discipulis ejus, Judas
13-21 Dico vobis : Quia unus ex vobis tradet me
-23 Recumbens unus ex Discipul. ej. in sinu Jes.
17-11 Dedisti mihi ; ut sint unum, sicut et nos
-21 Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me
Ut et ipsi in nobis unum sint, ut credat
-22 Ut sint unum, sicut et nos unum sumus
-23 Ut sint consummati in unum
18-14 Expedit unum hominem mori pro populo
-22 Unus assistens ministrorum dedit alapam
-26 Dicit ei unus ex servis pontificis
-39 Est a. consuetudo vobis ut unum dimittam
19-34 Sed unus militum lancea latus ejus aperuit
20- 1 Una autem sabbati, Maria Magdalene venit
-12 Sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes

Joan. 20-19 Cum ergo sero esset die illo, una sabbator.
-24 Thomas a. unus ex duodecim, qui dicitur
Act. 1-22 Testem... nobiscum fieri unum ex istis
-24 Ostende quem elegeris ex his duobus unum
4-26 Et principes convenerunt in unum
-32 Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una
9-23 Consilium fecerunt in unum Judæi
11-28 Et surgens unus ex eis, nomine Agabus
12-10 Et exeuntes processerunt vicum unum
15-25 Placuit nobis collectis in unum, eligere viros
17-26 Fecitque ex uno omne genus hominum
18-12 Insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum
19-29 Impetum fecerunt uno animo in theatrum
-34 Vox facta una est omnium
20- 7 Una autem sabbati, cum convenissemus
21- 8 Erat unus de septem, mansimus apud eum
23- 6 Quia una pars esset Sadducæorum
-17 Vocans a. Paulus ad se unum ex centurion.
24-21 Nisi de una hac solummodo voce
28-13 Post unum diem flante Austro... venimus
-25 Discedebant, dicente Paulo unum verbum
Rom. 3-12 Qui faciat bonum, non est usque ad unum
-30 Quoniam quidem unus est D., qui justificat
5-12 Per unum hominem peccatum... intravit
-15 Si enim unius delicto multi mortui sunt
In gratia unius hominis Jesu Christi
-16 Non sicut per unum peccatum, ita et donum
Judicium quid. ex uno in condemnationem
-17 Si e. unius delicto mors regnavit per unum
In vita regnabunt per unum Jesum Christ.
-18 Sicut per unius delictum in omnes homines
Sic et per unius justitiam in omn. homines
-19 Sicut enim per inobedientiam unius hominis
Ita et per unius obeditionem, justi constit.
9-10 Rebecca ex uno concubitu habens, Isaac
12- 4 In uno corpore multa membra habemus
- 5 Ita multi unum corpus sumus in Christo
15- 6 Ut unanimes uno ore honorificetis Deum
1 Cor. 3- 8 Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt
4- 6 Unus adversus alterum infletur pro alio
6-16 An nescitis quoniam qui adhæret meretrici, unum corpus efficitur?
Erunt enim (inquit) duo in carne una
-17 Qui aut. adhæret Domino, unus spiritus est
8- 4 Scimus... et quod nullus est Deus, nisi unus
- 6 Nob. tamen unus Deus, Pater, ex quo omnia
Unus Do. Jesus Christus, per quem omnia
9-24 O. quidem currunt, sed unus accipit brav.
10- 8 Et ceciderunt una die viginti tria millia
-17 Quon. unus panis, unum corpus multi sumus omnes, qui de uno pane participamus
11- 5 Unum enim est ac si decalvetur
-20 Convenientibus ergo vobis in unum
12- 9 Alii gratia sanitatum in uno Spiritu
-11 Omnia operatur unus atque idem Spiritus
-12 Sicut enim corpus unum est, et membra
Cum sint multa, unum tamen corpus sunt
-13 Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus
Et omnes in uno Spiritu potati sumus
-14 Nam et corpus non est unum membrum
-19 Si essent omnia unum membr., ubi corpus?
-20 Multa quidem membra, unum autem corpus
-26 Patitur unum membrum, compatiuntur
Sive gloriatur unum membrum, congaudent
14-23 Si ergo conveniat universa Ecclesia in unum
-27 Et unus interpretetur
2 Cor. 5-14 Quoniam si unus pro omnibus mortuus est
11- 2 Despondi enim vos uni viro virginem
-24 Quinquies, quadragenas, una minus, accepi
Galat. 3-16 Quasi in uno : Et semini tuo, qui est Christ.
-20 Mediator a. unius non est ; Deus a. unus est
-28 Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu
4-22 Habuit : unum de ancilla, et unum de libera
-24 Unum quidem in monte Sina, in servitutem
5-14 Omnis enim lex in uno sermone impletur
Ephes. 2-14 Est pax nostra, qui fecit utraque unum
-15 Ut duos condat in semetipso in unum novum hominem
-16 Et reconciliet ambos in uno corpore Deo
-18 Habemus accessum ambo in uno Spiritu
4- 4 Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestræ
- 5 Unus Dominus, una fides, unum baptisma
- 6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super
5-31 Et erunt duo in carne una
Philip. 1-27 Quia statis in uno spiritu unanimes
3-13 Unum a., quæ quid. retro sunt obliviscens
Colos. 3-15 In qua et vocati estis in uno corpore
1 Tim. 2- 5 Unus e. Deus, unus et mediator Dei et hom.
3- 2 Episcopum... unius uxoris virum, sobrium
-12 Diaconi sint unius uxoris viri
5- 9 Vidua eligatur... quæ fuerit unius viri uxor
Tit. 1- 6 Unius uxoris vir, filios habens fideles

Tit. 3-10 Post unam et secundam correption. devita
Hebr. 2-11 Qui enim sanctificat, et qui sanctificantur, ex uno omnes
10-12 Hic a. unam pro peccatis offerens hostiam
11-12 Propter quod et ab uno orti sunt
12-16 Propter unam escam vendidit primitiva sua
Jacob. 2-10 Legem servaverit, offendat autem in uno
-19 Tu credis quon. unus est Deus : bene facis
4-12 Unus est legislator et judex qui potest perd.
2 Petr. 3- 8 Unum vero hoc non lateat vos, charissimi
Quia unus dies apud Dom. sicut mille anni
Et mille anni sicut dies unus
1 Joan. 5- 7 Tres sunt... et hi tres unum sunt
- 8 Spiritus, et aqua, et sanguis: et hi tres unum
Apoc. 5- 5 Unus de senioribus dixit mihi : Ne fleveris
6- 1 Vidi quod aperuisset Agnus unum de septem sigillis
7-13 Respondit unus de senioribus, et dixit mihi
8-13 Et audivi vocem unius aquilæ volantis
9-12 Væ unum abiit, et ecce veniunt adhuc duo
-13 Audivi vocem unam ex quatuor cornibus
13- 3 Vidi unum de capitibus suis quasi occisum
15- 7 Unum de quatuor animalibus dedit
17- 1 Et venit unus de septem Angelis
-10 Unus est, et alius nondum venit
-12 Potestatem tanq. reges una hora accipient
-13 Hi unum consilium habent, et virtutem
18- 8 Ideo in una die venient plagæ ejus
-10 Quoniam una hora venit judicium tuum
-17 Una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ
-19 Væ, civitas... quon. una hora desolata est
-21 Et sustulit unus Angelus fortis lapidem
19-17 Et vidi unum Angelum stantem in sole
21- 9 Et venit unus de septem Angelis

UNUSQUISQUE, UNAQUÆQUE, UNUMQUODQUE.

Gen. 1-12 Et habens unumquodque sementem
10- 5 Unusquisque secundum linguam suam
11- 7 Ut non audiat unusquisque vocem proximi
Exod. 12- 3 Tollat unusquisque agnum per familias
16-16 Colligat unusquisque ex eo quantum sufficit
-29 Maneat unusquisque apud semetipsum
32-27 Occidat unusquisque fratrem et amicum
-29 Consecrastis manus... unusquisque in filio
33- 8 Stabat unusquisque in ostio papilionis sui
Levit. 19- 3 Unusquisque patrem s. et matrem s. timeat
-11 Nec decipiet unusquisque proximum suum
23-37 Offeretisq... juxta ritum uniuscujusq. diei
25-10 Unusquisque rediet ad familiam pristinam
-17 Sed timeat unusquisque Deum suum
Num. 1-52 Unusquisque per turmas et cuneos
4-49 Recensuit eos Moyses, unumquemque juxta
16- 6 Tollat unusquisque thuribula sua
17- 2 Uniuscujusque nomen superscribes virgæ s.
25- 5 Occidat unusquisque proximos suos
31-53 Unusquisque enim quod in præda rapuerat, suum erat
Deut. 3-20 Revertetur unusquisque in possessionem s.
16-17 Offeret unusquisque secundum quod hab.
20- 9 Unusquisque suos ad bellandum cuneos præparabit
24-16 Unusquisque pro peccato suo morietur
Josue. 6-20 Ascendit unusquisq. per locum, qui contra
18- 4 Juxta numerum uniuscujusque multitudinis
Judic. 2- 6 Abierunt... unusquisque in possessionem s.
17- 6 Unusquisque, quod sibi rectum videbatur
21-24 Unusquisque, quod sibi rectum videbatur
1 Reg. 4-10 Fugit unusquisque in tabernaculum suum
5- 9 Et percutiebat viros uniuscujusque urbis
-12 Ascendebat ululatus uniuscujusque civit.
8-22 Vadat unusquisque in civitatem suam
9- 9 Unusquisque vadens consulere Deum
13- 2 Remisit unumquemque in tabernacula sua
-20 Ut exacueret unusquisque vomerem suum
14-20 Ecce versus fuerat gladius uniuscujusque ad proximum suum
-34 Adducat ad me unusquisque bovem suum
Adduxit... unusquisque bovem in manu s.
20-15 Inimicos David, unumquemque de terra
25-13 Accingatur unusquisque gladio suo
26-23 Retribuet unicuique secundum justitiam
30- 6 Amara erat anima uniuscujusque viri
-22 Sufficiat unicuique uxor sua et filii
2 Reg. 2-16 Unusquisque capite comparis sui, defixit
6-19 Abiit o. populus, unusquisque in domum
20-22 Recesserunt ab urbe, unusquisque in taber.
3 Reg. 1-49 Et ivit unusquisque in viam suam
4-25 Unusquisque sub vite sua, et sub ficu sua
8-39 Facies ut des unicuique secundum o. vias
20-20 Et percussit unusquisque virum
22-10 Sedebant unusquisque in solio suo
-17 Revertatur unusquisque in domum suam
-36 Unusquisque revertatur in civitatem
4 Reg. 9-13 Unusquisque tollens pallium s. posuerunt
4 Reg. 14- 6 Sed unusquisque in peccato suo morietur
-12 Et fugerunt unusquisque in tabernacula sua
17-29 Unaquæque gens fabricata est deum suum
18-31 Comed. unusquisque de vinea sua, et de ficu
23-35 Et unum.quemque juxta vires suas exegit
1 Par. 16-41 Unumquemque vocabulo suo ad confitend.
23-31 Juxta... cæremonias uniuscujusque rei
26-13 Per familias suas, in unamquamque portar.
28-15 Pro mensura uniuscujusque candelabri
2 Par. 6-30 Et redde unicuique secundum vias suas
8-14 Juxta ritum uniuscujusque diei
11- 4 Revertatur unusquisque in domum suam
18-16 Revertatur unusquisque in domum suam
25- 4 Sed unusquisque in suo peccato morietur
31- 2 Constituit.. unumquemque in officio propr.
1 Esdr. 2- 1 Unusquisque in civitatem suam
2 Esdr. 3-28 Unusquisque contra domum suam
4-15 Ad muros, unusquisque ad opus suum
-18 Ædificantium enim unusquisque gladio erat accinctus renes
-22 Unusquisque cum puero suo maneat
-23 Unusquisque tantum nudabatur ad baptis.
7- 3 Et unumquemque contra domum suam
- 6 Unusquisque in civitatem suam
8-16 Feceruntque sibi tabernacula unusquisque
11- 3 Habitavit a. unusquisque in possessione sua
-20 Unusquisque in possessione sua
12- 9 Et fratres eorum, unusquisque in officio suo
13-10 Et fugisset unusquisque in regionem suam
-30 Unumquemque in ministerio suo
Tobiæ. 1-19 Dividebatque unicuique, prout poterat
Judith. 14- 2 Accipiat unusquisque arma sua, et exite
- 7 Accepitque unusquisque vir arma sua
16-25 Unusquisque redit in domum suam
Esth. 1- 8 Ut sumeret unusquisque quod vellet
Job. 1- 4 Convivium per domos, unusquisque in die
36-25 Vident eum, unusquisque intuetur procul
38-20 Ut ducas unumquodque ad terminos suos
42-11 Et dederunt ei unusquisque ovem unam
Psal. 11- 3 Vana locuti sunt unusquisque ad proximum
61-13 Tu reddes unicuique juxta opera sua
Prov. 12-14 De fructu oris sui unusquisque replebitur
24-29 Reddam unicuique secundum opus suum
Cant. 3- 8 Uniuscujusque ensis super femur suum
Sap. 15- 7 Fingit ad usus nostros unumquodque vas
16-21 Et deserviens uniuscujusque voluntati
19-16 Unusquisque transitum ostii sui quærebat
Eccli. 11-28 Retribuere unicuique secundum vias suas
16-15 Misericordia faciet locum unicuique
-28 Unusquisq. proximum sibi non angustiabit
17-12 Et mandavit illis unicuique de proximo suo
-14 In unamquamque gentem præposuit rect.
-19 Retributionem, unicuique in caput ipsorum
38-35 Et unusquisque in arte sua sapiens est
42-26 Uniuscujusque confirmavit bona
Isai. 3- 5 Irruet... unusquisque ad proximum suum
9-20 Unusquisque carnem brachii sui vorabit
13- 8 Unusquisque ad proximum suum stupebit
-14 Unusquisque ad popul. suum convertetur
36-16 Et comedite unusquisque vineam suam
Et unusquisque ficum suam
Et bibite unusquisque aquam cisternæ suæ
-18 Numquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam ?
41- 6 Unusquisque proximo suo auxiliabitur
47-15 Unusqui-que in via sua erraverunt
53- 6 Unusquisque in viam suam declinavit
56-11 Declinaverunt, unusquisque ad avaritiam
Jerem. 1-15 Ponent unusquisque solium s. in introitu
5- 8 Unusquisque ad uxor. proximi sui hinniebat
6- 3 Pascet unusquisque eos, qui sub manu sua
9- 4 Unusquisque se a proximo suo custodiat
-20 Unaquæque proximam suam planctum
11- 8 Abierunt unusquisque in pravitate cordis
16-12 Ambulat unusquisque post pravitat. cordis
17-10 Qui do unicuique juxta viam suam
18-11 Revertatur unusquisque a via sua mala
-12 Unusquisque pravitatem cordis sui mali
19- 9 Unusquisque carnem amici sui comedet
22- 8 Et dicet unusquisque proximo suo
23-14 Ut non converteret. unusquisque a malitia
-27 Quæ narrat unusquisque ad proximum s.
-30 Qui furantur verba m. unusquisque a prox.
-35 Hæc dicetis unusquisque ad proximum
-36 Quia onus erit unicuique sermo suus
25- 5 Revertimini unusquisque a via sua mala
-26 Unicuique contra fratrem suum
26- 3 Convertantur unusquisque a via sua mala
31-30 Unusquisque in iniquitate sua morietur
32-19 Ut reddas unicuique secundum vias suas
34- 9 Ut dimitteret unusquisque servum suum
Et unusquisque ancillam suam
-10 Ut dimitteret unusquisque servum suum
Et unusquisque ancillam suam, liberos
-14 Dimittat unusquisque fratrem suum
Jerem. 34-15 Ut prædicaretis libertatem unusquisque
-16 Et reduxistis unusquisque servum suum
Et unusquisque ancillam suam
-17 Prædicaretis libertatem unusquisque fratri
Et unusquisque amico suo: ecce ego prædico
35-15 Convertimini unusquisque a via sua pessima
[illegible]3 Revertatur unusquisque a via sua pessima
[illegible] Revertatur unusquisque a via sua pessima
-[illegible]3 Obstupuerunt unusquisque ad proximum s.
50-16 Unusquisque ad populum suum convertetur
51- 6 Et salvet unusquisque animam suam
- 9 Eamus unusquisque in terram suam
-45 Ut salvet unusquisque animam suam
Baruc. 1- 6 Secundum quod potuit uniuscujusq. manus
-22 Abivimus unusquisque in sensum cordis
2- 8 Ut revertemur unusquisque nostrum
Ezech. 1- 9 Unumquodque ante faciem s. gradiebatur
-12 Unumquodque eorum coram facie sua ambulabat
-23 Unumquodque duabus alis velabat corpus
4-17 Corruat unusquisque ad fratrem suum
7-16 Omnes trepidi, unusquisque in iniquitate s.
8-11 Unusquisque habebat thuribulum in manu
-12 Unusquisque in abscondito cubiculi sui
9- 1 Unusquisque vas interfectionis habet
- 2 Uniuscujusque vas interitus in manu ejus
18-30 Unumquemque juxta vias suas judicabo
20- 7 Unusquisque offensiones oculor. s. abjiciat
- 8 Unusquisque abominationes... non projecit
22-11 Unusquisque...operatus est abominationem
24-23 Et unusquisq. gemet ad fratrem suum
31-17 Brachium uniuscujusq. sedebit sub umbr.
33-20 Unumquemque juxta vias suas judicabo
-26 Unusquisque uxorem proximi sui polluit
37- 7 Ossa ad ossa, unumquodque ad juncturam
38-21 Gladius uniuscujusq. in fratrem suum dirig.
41-16 Contra uniuscujusque limen
45- 7 Juxta unamquamque partem a termino
-20 Pro unoquoque qui ignoravit
46-18 Ut non dispergatur.. unusquisque a posses.
Dan. 5- 1 Unusquisque secundum s. bibebat ætatem
Osee. 4- 4 Verumtamen unusquisque non judicet
Joel. 2- 8 Unusquisque fratrem suum non coarctabit
Mich. 4- 5 Ambulabunt unusquisque in nomine Dei s.
Aggæi. 1- 9 Vos festinatis unusquisque in domum suam
Zach. 7- 9 Miserationes facite, unusquisque cum fratre
8-10 Dimisi... unumquemque contra proximum
-16 Loquimini veritat. unusquisque cum prox.
-17 Unusquisque malum contra amicum suum ne cogitetis
11- 6 Tradam homines, unumquemque in manu
- 9 Devorent unusquisque carnem proximi sui
13- 4 Confundentur prophetæ, unusquisque ex visione sua
14-12 Tabescet caro uniuscujusque stantis super pedes suos
Malac. 2-10 Despicit unusquisque nostrum fratrem
3-16 Locuti sunt... unusquisque cum proximo s.
1 Mac. 1- 9 Obtinuerunt... unusquisque in loco suo
-43 Et relinqueret unusquisque legem suam
2-19 Ut discedat unusquisque a servitute legis
3-43 Dixerunt unusquisque ad proximum suum
-56 Ut redirent unusquisque in domum suam
5-49 Ut applicarent unusquisque in quo erat loco
6-35 Quing. equites ordinati unicuique bestiæ
-54 Dispersi sunt unusquisque in locum suum
10-13 Reliquit unusquisque locum suum, et abiit
11-38 Dimisit... unumquemque in locum suum
14- 8 Unusquisque colebat terram suam cum pace
-12 Et sedit unusquisque sub vite sua
2 Mac. 8-22 Subjectis unicuique millenis et quingentenis
9 -26 Ut unusquisque conservet fidem ad me
Matth. 16-27 Tunc reddet unicuique secundum opera ej.
18-35 Si non remiseritis unusquisque fratri suo
25-15 Unicuique secundum propriam virtutem
Luc. 6-44 Unaquæque e. arbor de fructu s. cognoscitur
13-15 Unusquisque vestr. sabbato non solvit bov.
Joan. 6- 7 Ut unusquisque modicum quid accipiat
7-53 Reversi sunt unusquisque in domum suam
16-32 Jam venit, ut dispergamini unusquisque
19-23 Quatuor partes: unicuique militi partem
Act. 2- 6 Audiebat unusquisque lingua sua illos
- 8 Audivimus unusquisque linguam nostram
-38 Et baptizetur unusquisque vestrum
3-26 Ut convertat se unusquisque a nequitia sua
17-27 Quamvis non longe sit ab unoquoque nost.
20-31 Lacrymis monens unumquemque vestrum
21-26 Offerretur pro unoquoque eorum oblatio
Rom. 2- 6 Qui reddet unicuique secundum opera ejus
12- 3 Unicuique sic. Deus divisit mensuram fidei
14- 5 Unusquisque in suo sensu abundet
-12 Unusquisque nostrum pro se ration. reddet
15- 2 Unusquisque vestrum proximo suo placeat
1 Cor. 1-12 Dico, quod unusquisque vestrum dicit
3- 5 Et unicuique sicut Dominus dedit

1 *Cor.* 3- 8 Unusquisque a. propr. mercedem accipiet
-10 Unusquisque a. videat quomodo superædif.
-13 Uniuscujusque opus manifestum erit
4- 5 Et tunc laus erit unicuique a Deo
7- 2 Unusquisque suam uxorem habeat
Et unaquæque suum virum habeat
- 7 Unusquisque proprium donum habet ex D.
-17 Nisi unicuique sicut divisit Dominus
Unumquemq. sicut vocavit D., ambulet
-20 Unusquisque in qua vocatione vocatus est
-24 Unusquisque in quo vocatus est, fratres
11-21 Unusquisque enim suam cœnam præsumit
12- 7 Unicuique a. datur manifestatio Spiritus
-18 Unumquodque eor. in corpore sicut voluit
14-26 Unusquisque vestrum psalmum habet
15-23 Unusquisque autem in suo ordine
-38 Et unicuique seminum proprium corpus
16- 2 Unusquisque vestrum apud se seponat
2 *Cor.* 5-10 Ut referat unusquisque propria corporis
9- 7 Unusquisque prout destinavit in corde suo
Galat. 6- 4 Opus autem suum probet unusquisque
- 5 Unusquisque enim onus suum portabit
Ephes. 4- 7 Unicuique autem nostrum data est gratia
-16 In mensuram uniuscujusque membri
-25 Loquimini veritatem, unusquisq. cum prox.
5-33 Unusquisque uxorem suam sicut se ipsum
6- 8 Unusquisque, quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet
Colos. 4- 6 Quomodo oporteat vos unicuiq. respondere
1 *Thes.* 2-11 Unumquemque vestrum (sicut pater filios)
4- 4 Sciat unusquisque vestrum vas s. possidere
2 *Thes.* 1- 3 Abundat charitas uniuscujusque vestrum
Hebr. 6-11 Cupimus autem unumquemque vestrum eamdem ostentare sollicitudinem
8-11 Non docebit unusquisque proximum suum
Et unusquisque fratrem suum
Jacob. 1-14 Unusquisque vero tentatur a concupiscent.
1 *Petr.* 1-17 Judicat secundum uniuscujusque opus
4-10 Unusquisque, sicut accepit gratiam
Apoc. 2-23 Dabo unicuique vestrum, secundum opera
22-12 Venio... reddere unicuique secundum opera

UPUPA.

Levit. 11-19 Upupam quoque, et vespertilionem
Deut. 14-18 Upupam quoque, et vespertilionem

UR.

Urbs Chaldæorum, unde erat Thare pater Abraham, ab igne, qui forte in ea colebatur, nomen invenit. Quod dicitur Abram scilicet eductum fuisse ex Ur, sive ex igne Chaldæorum, habetur etiam sic in 2 *Esdr.* 9-7 : Deus qui elegisti Abram, et eduxisti eum de igne Chaldæorum; *sensus est eductum ex illa urbe, vel ex igne tribulationum et afflictionum, quæ a Chaldæis idololatris Abrahamo fideli intentabantur, vel ex igne, et flammis : nam traditio Hebræorum est Abrahamum rogo adductum a Chaldæis, et in ignem injectum divino beneficio servatum esse. Quam narrationem sanctus Hieronymus licet ut fabulosam rejicere videatur, tamen postea approbat.*

Gen. 11-28 Mortuusq. est Aran... in Ur Chaldæorum
-31 Et eduxit eos de Ur Chaldæorum
15- 7 Qui eduxi te de Ur Chaldæorum

UR. *Pater Eliphal.*

1 *Par.* 11-35 Eliphal filius Ur

URAI.

Filius quintus Bela filii Benjamin. Alio nomine vocatur Ilai.

1 *Par.* 7- 7 Filii Bela : Esbon, et Ozi... et Uraï

URBANUS.

Adjutor sancti Pauli in Evangelio, id est, in iis quæ ad fidem Christi propagandam pertinebant.

Rom. 16- 9 Salutate Urbanum adjutorem nostrum

URBS.

Gen. 18-28 Delebis propter quadraginta quinque universam urbem?
19-12 Omnes, qui tui sunt, educ de urbe hac
-21 Ut non subvertam urbem pro qua locutus es
-22 Vocatum est nomen urbis illius Segor
-25 Subvertit... universos habitatores urbium
-29 Liberavit Lot de subversione urbium
24-10 Perrexit in Mesopotam., ad urbem Nachor
26-33 Et nomen urbi impositum est Bersabee
28-19 Appellavitque nomen urbis Bethel
33-18 Transivitque in Salem urbem Sichimorum
34-20 Ingressiq. portam urbis, locuti sunt ad pop.
-25 Ingressi sunt urbem confidenter
-27 Depopulati sunt urbem in ultionem stupri

Gen. 35- 4 Subter terebinthum, quæ est post urbem
36-32 Nomenque urbis ejus Denaba
-35 Et nomen urbis ejus Avith
-39 Nomenque urbis ejus Phaü
41-35 Condatur, serveturque in urbibus
-48 Abundantia in singulis urbibus condita est
44- 4 Jamque urbem exierant, et processerant
Exod. 1-11 Ædificaveruntque urbes tabernaculorum
9-29 Cum egressus fuero de urbe, extendam
-33 Egressusque Moyses a Pharaone ex urbe
Levit. 14-41 Et spargi pulverem rasuræ extra urbem
25-29 Qui vendiderit domum intra urbis muros
-32 Ædes Levitarum, quæ in urbibus sunt
-33 Domus urbium Levitar. pro possessionibus
26-25 Cumque confugeritis in urbes, mittam pest.
-31 Ut urbes vestras redigam in solitudinem
Num. 13-20 Urbes quales, muratæ an absque muris
-23 Hebron septem annis ante Tanim urbem
-29 Habet, et urbes grandes atque muratas
20-16 In urbe Cades, quæ est in extremis finibus
21- 2 Si tradideris populum... delebo urbes ejus
- 3 Quem ille interfecit subversis urbibus ejus
-25 Et habitavit in urbibus Amorrhæi
-26 Urbs Hesebon fuit Sehon regis Amorrhæi
22-39 Venerunt in urbem, quæ in extremis...erat
31-10 Tam urbes quam viculos et castella flamma consumpsit
32-16 Fabricabimus... parvulis q. nostris urbes
-17 Parvuli nostri... erunt in urbibus muratis
-24 Ædificate ergo urbes parvulis vestris
-26 Jumenta relinquemus in urbibus Galaad
-33 Dedit... et terram eorum cum urbibus suis
-36 Bethnemra, et Betharan, urbes munitas
-38 Imponentes vocabula urbibus quas extrux.
35- 3 Urbes ad habitandum, et suburbana
- 5 Eruntq. urbes in medio, et foris suburbana
- 8 Urbes, quæ dabuntur de possessionibus
-11 Decernite quæ urbes esse debeant in præs.
-13 De ipsis autem urbibus, quæ ad fugitivorum subsidia separantur
-25 Et reducetur per sententiam in urbem
-26 Si interfector extra fines urbium
-28 Debuerat enim profugus... in urbe residere
-32 Nullo modo in urbes suas reverti poterunt
Deut. 1-28 Urbes magnæ, et ad cœlum usque munitæ
2-18 Transibis hodie terminos Moab, urbem nomine Ar
-34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus
-35 Et spoliis urbium, quas cepimus
-37 Urbibus montanis, universisque locis
3- 4 Sexaginta urbes, omnem regionem Argob
- 5 Cunctæ urbes erant munitæ muris
- 7 Jumenta a. et spolia urbium diripuimus
-19 In urbibus remanere debebunt, quas tradidi
4-42 Et ad harum aliquam urbium possit evadere
12-12 Levites qui in urbibus vestris commoratur
-15 Quam dedit tibi in urbibus tuis
-18 Atque Levites qui manet in urbibus tuis
13-12 Si audieris in una urbium tuarum
-13 Et averterunt habitatores urbis suæ
-15 Statim percuties habitatores urbis illius
15-22 Intra portas urbis tuæ comedes illud
16- 5 Non poteris immolare Phase in qualibet urbium tuarum
18- 6 Si exierit Levites ex una urbium tuarum
- 8 Quod in urbe s. ex paterna ei succ. debetur
19- 1 Habitaverisque in urbibus ejus et in ædibus
- 5 Ad unam supradictarum urbium confugiet
- 9 Trium urbium numerum duplicabis
-11 Fugeritque ad unam de supradictis urbibus
20-15 Quæ... et non sunt de his urbibus
22-15 Ad seniores urbis qui in porta sunt
-18 Apprehendentque senes urbis illius virum
23-16 Et in una urbium tuarum requiescet
28-52 Et conteret in cunctis urbibus tuis
Josue. 2- 1 Ite, et considerate terram urbemq. Jericho
-23 Quibus urbem ingressis, reversi sunt
3-16 Apparebant procul, ab urbe quæ vocatur
4-13 Incedebant per plana atq. campestria urbis
-19 Contra Orientalem plagam urbis Jericho
5-13 Cum a. esset Josue in agro urbis Jericho
6- 3 Circuite urbem cuncti bellatores semel
-15 Diluculo consurgentes circuierunt urbem
-24 Urbem a. et omnia quæ erant in ea succend.
7- 5 Percussi sunt a viris urbis Haï, et corruerunt
8- 1 Ecce tradidi.. populum urbemq. et terram
- 2 Faciesque urbi Haï, et regi ejus, sicut fecisti
Pone insidias urbi post eam
- 5 Accedemus ex adverso contra urbem
- 6 Persequentes ab urbe longius protrahantur
- 9 Ad Occidentalem plagam urbis Haï
-11 Steterunt ad Septentrionalem urbis plagam
-13 Occidentalem plagam urbis attingerent
-17 Et ne unus quidem in urbe Haï et Bethel
-18 Leva clypeum... contra urbem Haï

Josue. 8-20 Et videntes fumum urbis ad cœlum usque
-21 Fumus urbis ascenderet, reversus percussit
-22 Egressi ex urbe contra suos... ferire cœper.
-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt
-25 Duodecim millia hominum, omnes urbis Haï
-28 Qui succendit urbem, et fecit eam tumulum
10- 2 Urbs enim magna erat Gabaon
- 6 Habitatores autem Gabaon urbis obsessæ
-16 Se absconderant in spelunca urbis Maceda
-17 Reges latentes in spelunca urbis Maceda
-19 Nec dimittatis eos urbium suarum intrare
-30 Percusseruntque urbem in ore gladii
11-11 Ipsamque urbem peremit incendio
-13 Absque urbibus, quæ erant in collibus
-14 Prædam ist. urbium ac jumenta diviserunt
-21 Venit Josuë... urbesque eorum delevit
13-21 Omnes urbes campestres, universaq. regna
-23 Per cognationes suas urbium et viculorum
-31 Astaroth, et Edraï, urbes regni Og in Bas.
14- 4 Nisi urbes ad habitandum, et suburbana
-12 Sunt, et urbes magnæ atque munitæ
15- 9 Cariathiarim, id est, urbs Sylvarum
-36 Urbes quatuordecim, et villæ earum
-60 Hæc est Cariathiarim urbs Sylvarum
16- 9 Urbesque separatæ sunt filiis Ephraïm
17- 9 Quæ in medio sunt urbium Manasse
-11 Et tertia pars urbis Nopheth
18-14 Et Cariathiarim, urbem filiorum Juda
19- 8 Viculi per circuitum urbium istarum
-16 Per cognationes suas, urbes et viculi ear.
-23 Per cognationes suas, urbes et viculi ear.
-31 Per cognationess., urbesq. et viculi earum
-39 Per cognationes suas, urbes et viculi earum
-48 Per cognationes suas, urbes et viculi earum
-50 Urbem quam postulavit, Thamnath Saraa
20- 2 Separate urbes fugitivor., de quibus locutus
- 4 Et loquetur senioribus urbis illius
21- 2 Ut darentur nobis urbes ad habitandum
- 7 Et Gad, et Zabulon, urbes duodecim
-21 De tribu Ephraïm urbes confugii
-33 Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim
-38 Omnes urbes filiorum Merari... duodecim
24-13 Et urbes quas non ædificastis, ut habitaretis
Judic. 1-17 Nomen urbis, Horma, id est, anathema
-23 Cum obsiderent urbem, quæ prius Luza
-25 Percusserunt urbem in ore gladii
3-13 Atque possedit urbem Palmarum
9- 6 Viri Sichem, et universæ famil. urbis Mello
-40 Eum fugientem, et in urbem compulit
-41 Gaal et socios ejus expulit de urbe
-45 Abimelech omni die illo oppugnabat urbem
16- 2 Cum audissent... intrasse urbem Samson
18-27 Urbemque incendio tradiderunt
19-11 Declinemus ad urbem Jebusæorum
-13 Manebimus in ea, aut certe in urbe Rama
20-14 Ex cunctis urbibus, quæ sortis suæ erant
-20 Contra Benjamin, urbem oppugnare cœper.
-29 Insidias per circuitum urbis Gabaa
-33 Quæ circa urbem erant, paulatim se aperire cœperunt
-34 Et ab Occidentali urbis parte procedere
Habitatores urbis ad certamina provocab.
-36 Insidias... quas juxta urbem posuerant
-38 Ut postq. urbem cepissent, ignem accend.
Ut... fumo, captam urbem demonstrarent
-42 Hi qui urbem succenderant occurrerunt eis
-43 Prostrati sunt ad Or. plagam urbis Gabaa
-48 Cunctasque urbes... flamma consumpsit
21-19 Sita est ad Septentrionem urbis Bethel
-23 Ædificantes urbes, et habitantes in eis
Ruth. 1-19 Urbem ingressis, velox apud cunctos fama
3-11 Populus, qui habitat intra portas urbis meæ
1 *Reg.* 4-13 Postquam ingressus est, nuntiavit urbi
5- 9 Et percutiebat viros uniuscujusque urbis
-12 Fiebat e. pavor mortis in singulis urbibus
6-18 Secundum numerum urbium Philisthiim
Ab urbe murata usque ad villam
7-14 Et redditæ sunt urbes, quas tulerant Phil.
9-13 Ingredientes urbem, statim invenietis eum
-14 Cumque illi ambularent in medio urbis
10- 5 Cum ingressus fueris ibi urbem, obvium
18- 6 Egressæ sunt mulieres de universis urbibus
23- 7 Conclususque est, introgressus urbem
-10 Ut evertat urbem propter me
27- 5 Detur mihi locus in una urbium regionis
28- 3 Sepelierunt eum in Ramatha urbe sua
30-29 Qui in Rachal, et qui in urbibus Jerameel
Et qui in urbibus Ceni
2 *Reg.* 11-16 Cum Joab obsideret urbem, posuit Uriam
-25 Conforta bellatores tuos adversus urbem
12-26 Et expugnabat urbem regiam
-27 Et capienda est urbs Aquarum
-28 Cum a me vastata fuerit urbs
15-25 Rex ad Sadoc: Reporta arcam Dei in urbem
17-13 Quod si urbem aliquam fuerit ingressus

2 Reg. 18- 3 Melius est igitur ut sis nobis in urbe præsid.
20-15 Circumdederunt... et obsessa est urbs
-22 Ille cecinit tuba, et recesserunt ab urbe
24- 5 Venerunt in Aroer ad dexteram urbis
3 Reg. 13-32 Fana excelsor., quæ s. in urbibus Samariæ
14-12 In ipso introitu pedum tuorum in urbem
15-27 Gebbethon, quæ est urbs Philisthinorum
16-15 Obsidebat Gebbethon urbem Philisthinor.
21-11 Optimates, qui habitabant cum eo in urbe
22-39 Cunctarumque urbium quas extruxit
4 Reg. 3-19 Percutietis... et omnem urbem electam
7-13 Tollamus quinque equos, qui remanserunt in urbe
13-25 Porro Joas... tulit urbes de manu Benadad
17- 9 Ædificaverunt sibi excelsa incunctis urbibus
-24 Et habitaverunt in urbibus ejus
-29 Quæ fecerant... gens et gens in urbibus suis
19-32 Non ingredietur urbem hanc, nec mittet
-34 Protegamque urbem hanc, et salvabo eam
20- 6 Et protegam urbem istam propter me
23-17 Responderuntque ei cives urbis illius
24-10 Et circumdata est urbs munitionibus
1 Par. 1-50 Adad, cujus urbis nomen fuit Phau
4-12 Esthon genuit.. Tehinna patrem urbis Naas
6-61 Tribu Manasse in possessionem urbes dec.
-62 De tribu Manasse in Basan, urbes tredecim
-65 Urbes has, quas vocaverunt nominibus suis
-67 Dederunt ergo eis urbes ad confugiendum
9- 2 In possessionibus, et in urbibus suis
10- 7 Saül ac filiis ej. mortuis dereliquerunt urbes
11- 8 Ædificavitque urbem in circuitu a Mello
13- 2 Qui habitant in suburbanis urbium
18- 8 Urbibus Adarezer, (*tulit*) æris plurimum
19- 7 Filii quoque Ammon congregati de urbibus suis, venerunt ad bellum
-13 Agamus viriliter... et pro urbibus Dei nost.
20- 2 Manubias quoque urbis plurimas tulit
- 3 Sic fecit David cunctis urbibus filiorum
27-25 His autem thesauris.. præsidebat Jonathan
2 Par. 1-14 Et fecit eos esse in urbibus quadrigarum
6-38 Urbis quam elegisti, et domus quam ædific.
8- 6 Omnes urbes firmissimas, quæ fuerunt Salomonis, cunctasque urbes quadrigarum, et urbes equitum... ædificavit
9-25 Constituitque eos in urbibus quadrigarum
11-12 In singulis urbibus fecit armamentarium
12-13 Regnavit in Jerusalem, urbe, quam elegit
14- 5 Abstulit de cunctis urbibus Juda aras
- 6 Ædificavit quoque urbes munitas in Juda
-14 Diripuerunt urbes, et multam prædam
15- 8 Abstulit idola... de Benjamin, et ex urbibus
16- 4 Misit principes exercituum suor. ad urbes
Et universas urbes Nephthali muratas
17- 2 Constituitq. militum numeros in cunctis urbibus Juda
- 9 Et circuibant cunctas urbes Juda
-12 Domos ad instar turrium, urbesque muratas
-13 Multa opera paravit in urbibus Juda
-19 Exceptis aliis, quos posuerat in urbibus mur.
19-10 Qui habitant in urbibus suis inter cognat.
20- 4 De urbibus suis vener. ad obsecrandum eum
21-11 Excelsa fabricatus est in urbibus Juda
23- 2 Congregaverunt Levitas de cunctis urbibus
-21 Lætatusq... populus terræ, et urbs quievit
27- 4 Urbes quoque ædificavit in montibus
28-18 Philisthiim quoque diffusi sunt per urbes
-25 In omnib. quoq. urbibus Juda extruxit aras
30-26 Qualis... in ea urbe non fuerat
31- 1 Omnis Israël, qui inventus fuerat in urbibus
- 6 Qui habitabant in urbibus Juda, obtulerunt
-19 Per agros, et suburbana urbium singularum
32- 3 Ut obturarent capita fontium, qui erant extra urbem
- 9 Ad omnem populum qui erat in urbe
-29 Urbes ædificavit sibi : habebat quip. greges
-30 Avertit eas subter ad Occident. urbis Dav.
33-15 Et projecit omnia extra urbem
34- 6 In urbibus Manasse... cuncta subvertit
1 Esdr. 2-70 Habitaverunt ergo sacerdotes.. in urbibus s.
4-15 Et scies quoniam urbs illa, urbs rebellis est
-21 Prohibeatis... ut urbs illa non ædificetur
2 Esdr. 8-15 Et divulgent vocem in universis urbibus
9-25 Ceperunt itaque urbes munitas
11- 3 Unusquisque in possessione s., in urbibus s.
Judith. 2- 6 Omnemq. urbem munitam subjugabis mihi
3- 1 Miserunt legatos s., univ. urbium... reges
- 8 De universis autem urbibus assumpsit sibi
- 9 Ut universar. urbium habitatores.. exirent
5-10 In ædificationibus urbium suarum in luto
7- 2 Abducti fuerant de provinciis et urbibus
15- 6 Urbs, electam juventutem armatam misit
Esth. 3-15 Cunctis Judæis, qui in urbe erant, flentibus
8-17 Apud om. populos, urbes, atque provincias
9-12 In urbe Susan interfecerunt Judæi
-18 Qui in urbe Susan cædem exercuerant

Esth. 11- 3 Homo Judæus, qui habitabat in urbe Susis
16-18 Ante portas hujus urbis, id est, Susan
-19 In cunctis urbibus proponatur, ut liceat
Prov. 1-21 In foribus portarum urbis profert verba s.
9-14 Sedit... super sellam in excelso urbis loco
10-15 Substantia divitis, urbs fortitudinis ejus
16-32 Melior est... expugnatore urbium
18-11 Substantia divitis, urbs roboris ejus
-19 Et judicia quasi vectes urbium
25-28 Sicut urbs patens et absque muror. ambitu
Eccle. 9-15 Et liberavit urbem per sapientiam suam
10-15 Affliget eos, qui nesciunt in urbem pergere
Isai. 1-26 Vocaberis civitas justi, urbs fidelis
14-17 Posuit orbem desert., et urbes ej. destruxit
22- 2 Urbs frequens, civitas exultans
24-12 Relicta est in urbe solitudo
25- 2 Quia posuisti.... urbem fortem in ruinam
26- 1 Urbs fortitudinis nostræ Sion salvator
32-14 Multitudo urbis relicta est
37-13 Rex urbis Sepharvaïm, Ana, et Ava ?
Jerem. 1-15 In circuitu, et super universas urbes Juda
4-26 Et omnes urbes ejus destructæ sunt
-29 Universæ urbes derelictæ sunt
5-17 Et conteret urbes munitas tuas
7-34 Et quiescere faciam de urbibus Juda
19-15 Et super omnes urbes ejus universa mala
21- 9 Qui habitaverit in urbe hac, morietur
22- 6 Si non posuero te solitudinem, urbes inhab.
24- 8 Qui remanserunt in urbe hac
26- 6 Et urbem hanc dabo in maledictionem
- 9 Urbs ista desolabitur, eo quod non sit habit.
29-16 Ad om. populum habitatorem urbis hujus
31-23 Dicent verbum istud.. et in urbibus ejus
32-24 Urbs data est in manus Chaldæorum
-25 Cum urbs data sit in manus Chaldæorum
-29 Venient Chaldæi præliantes advers. urbem
33- 4 Dominus Deus Israël ad domos urbis hujus
34- 1 Bellabant contra Jerus. et contra o. urbes
- 7 Superer. de civitatib. Juda, urbes munitæ
40-10 Manete in urbibus vestris, quas tenetis
44- 2 Malum istud, quod adduxi... super omnes urbes Juda
-17 Fecimus nos, et patres nostri... in urbibus
47- 2 Operient... urbem et habitatores ejus
48- 8 Et veniet prædo ad omnem urbem
Et urbs nulla salvabitur : et peribunt valles
49- 1 Populus ejus in urbibus ejus habitavit
-25 Dereliq. civit. laudabilem, urbem lætitiæ
50-32 Et succendam ignem in urbibus ejus
52- 7 Chaldæis obsidentibus urbem in gyro
Thren. 1-19 Et senes mei in urbe consumpti sunt
2-15 Hæccine est urbs, dicentes, perfecti decoris?
3-51 Deprædatus est animam meam in cunctis filiabus urbis meæ
Ezech. 6- 6 Urbes desertæ erunt, et excelsa demolient.
9- 1 Appropinquaverunt visitationes urbis
11- 2 Tractant consilium pessimum in urbe ista
- 6 Plurimos occidistis in urbe hac
-23 Super montem, qui est ad Orientem urbis
17- 4 In urbe negotiatorum posuit illam
26-10 Quasi per introitum urbis dissipatæ
-17 Peristi... urbs inclyta, quæ fuisti fortis
-19 Cum dedero te urbem desolatam
29-12 Civitates ejus, in medio urbium subversar.
30- 7 Et urbes ejus in medio civitat. desertarum
35- 4 Urbes tuas demoliar, et tu desertus eris
36- 4 Desertis, parietinis, et urbibus derelictis
45- 7 Et contra faciem possessionis urbis
48-15 Profana erunt urbis in habitaculum
Dan. 9-24 Et super urbem sanctam tuam
11-15 Et capiet urbes munitissimas
-24 Abundantes et uberes urbes ingredietur
Osee. 8-14 Et Judas multiplicavit urbes munitas
13-10 Nunc salvet te in omnibus urbibus tuis
Joel. 2- 9 Urbem ingredientur, in muro current
Amos. 4- 6 Dedi vob. stuporem... in cunctis urbibus v.
5- 3 Urbs de qua egrediebantur mille
Habac. 2-12 Væ qui... præparat urbem in iniquitate
Zach. 1-12 Non misereberis Jerusal. et urbium Juda
7- 7 Opulenta, ipsa et urbes in circuitu ejus
14- 2 Et reliquum populi non auferetur ex urbe
1 Mac. 7- 1 Exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma
15-15 Venit autem Numenius... ab urbe Roma
Act. 16-12 Eramus autem in hac urbe diebus aliquot
-39 Educentes rogabant ut egrederent. de urbe
17- 6 Hi, qui urbem concitant, et huc venerunt

URCEI.

Eccle. 2- 8 Feci mihi... scyphos et urceos in ministerio
Jerem. 52-19 Et urceos, et pelves, et candelabra
Marc. 7- 4 Servare, baptismata calicum et urceorum
- 8 Baptismata urceorum, et calicum, et alia

UREDO.

Gen. 41- 6 Spic. tenues et percussæ uredine oriebantur
Gen. 41-23 Sept. tenues et percussæ uredine oriebantur

URGEO.

Exod. 12-33 Urgebantq. Ægyptii populum de terra exire
22-25 Non urgebis eum quasi exactor, nec usuris
1 Reg. 21- 8 Sermo enim regis urgebat
2 Reg. 2-21 Noluit a. Asaël omittere quin urgeret eum
2 Par. [illegible]-12 De filiis Caath, qui urgebant opus
1 Esdr. [illegible]- 8 Constituerunt Levitas.. ut urgerent opus D.
Psal. 68-16 Neque urgeat super me puteus os suum
Dan. 3-22 Jussio regis urgebat : fornax a. succensa erat
2 Cor. 5-14 Charitas enim Christi urget nos

URI I.

Pater Beseleel, et filius Hur filii Caleb filii Hesron, e tribu Juda.

Exod. 31- 2 Filium Uri, filii Hur, de tribu Juda
35-30 Filium Uri, filii Hur, de tribu Juda
38-22 Beseleel, filius Uri, filii Hur, de tribu Juda
1 Par. 2-20 Porro Hur genuit Uri: et Uri genuit Beseleel
2 Par. 1- 5 Quod fabricatus fuerat Beseleel filius Uri

URI II.

Pater Gaber, qui erat procurator Salomonis in terra quæ fuerat duorum regum Sehon et Og.

3 Reg. 4-19 Gaber filius Uri, in terra Galaad

URI III.

Levita, qui duxerat uxorem alienigenam, quam postea dimisit.

1 Esdr. 10-24 De janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri

URIA *sive* URIAS I.

Maritus Bethsabee, Hethæus origine, Judæus religione, et unus e viris fortissimis in exercitu David. Post adulterium Davidis cum Bethsabee, David Uriam de exercitu revocavit, ut cum uxore sua dormiret, quo celaretur ipsius Davidis adulterium. Urias autem, optimus vir, semel et iterum rogatus, imo et inebriatus, noluit tempore belli, aliis pugnantibus, cum uxore dormire. Quod cum videret rex, Uriam, inscium tamen adulterii, datis litteris ad Joab, cum eis remisit ad exercitum; et occisus est Urias.

2 Reg. 11- 3 Bethsabee filia Eliam, uxor Uriæ Hethæi
- 6 Mitte ad me Uriam Hethæum
Misitque Joab Uriam ad David
- 7 Et venit Urias ad David
- 8 Et dixit David ad Uriam : Vade in domum
Et egressus est Urias de domo regis
-10 Non ivit Urias in domum suam. Et ait David ad Uriam : Numquid non de via venisti ?
-11 Et ait Urias ad David : Arca Dei, et Israël
-12 Ait ergo David ad Uriam : Mane hic
Mansit Urias in Jerusal. in die illa et altera
-14 Misitque (*epistolam*) per manum Uriæ
-15 Ponite Uriam ex adverso belli
-16 Posuit Uriam in loco ubi sciebat viros esse
-17 Et mortuus est etiam Urias Hethæus
-21 Etiam servus tuus Urias Hethæus occubuit
-24 Servus tuus Urias Hethæus mortuus est
-26 Audivit autem uxor Uriæ, quod mortuus esset Urias vir suus, et planxit eum
12- 9 Uriam Hethæum percussisti gladio
-10 Tuleris uxor. Uriæ Hethæi, ut esset uxor tua
-15 Percussit.. parvulum, quem pepererat uxor Uriæ
23-39 Urias Hethæus. Omnes triginta septem
3 Reg. 15- 5 Excepto sermone Uriæ Hethæi
1 Par. 11-41 Urias Hethæus, Zabad filius Oholi
Matth. 1- 6 Genuit Salomonem ex ea quæ fuit Uriæ

URIAS II.

Summus pontifex, qui juxta præceptum Achaz regis Juda extruxit altare, de quo variæ sunt auctorum sententiæ, sicut et de sacrificio oblato desuper. Alii namque dicunt fuisse sacrificium diis Assyriorum; alii dicunt Deo vero, quia id fiebat ab Uria pontifice, ritu modoque consueto. Fortasse utraque sententia vera est: nam videtur sacer textus indicare regem ipsum sacrificia super illo altari ritu Damascenorum per se ipsum obtulisse, et super eodem etiam sacrificia a pontifice offerri voluisse juxta morem Hebræorum. De hoc tamen dicitur apud Isaiam, fidelem esse pontificem; quod intelligi etiam potest duplici sensu, nempe vel ante prævaricationem vel non prævaricasse.

4 Reg. 16-10 Misit rex Achaz ad Uriam sacerdotem
-11 Extruxitque Urias sacerdos altare
Juxta omnia... ita fecit sacerdos Urias
-15 Præcepit quoque rex Achaz Uriæ sacerdoti
-16 Fecit igitur Urias sacerdos juxta omnia

Isai. 8- 2 Adhibui mihi testes fideles, Uriam sacerd.

URIAS III.

Sacerdos, pater Meremoth, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Esdra.

1 Esdr. 8-33 Per manum Meremoth filii Uriæ sacerdotis
2 Esdr. 3- 3 Ædificavit Marimuth filius Uriæ
-21 Ædificavit Merimuth filius Uriæ
8- 4 Ania, et Uria, et Helcia, et Maa...

URIAS IV.

Propheta, filius Semeï de Cariathiarim. Prophetavit adversus Jerusalem et adversus Judæam, et quæsivit Joakim rex interficere eum. Quod audiens Urias, fugit in Ægyptum. Misit autem rex Joakim viros in Ægyptum, qui cum Pharaonis consensu reducerent Uriam de Ægypto in Judæam, et percussit eum gladio Joakim rex, et projecit cadaver ejus in sepulcris vulgi ignobilis.

Jerem. 26-20 Urias filius Semeï de Cariathiarim
-21 Et audivit Urias, et timuit, fugitque
-23 Et eduxerunt Uriam de Ægypto

URIEL I.

Levita, filius Thahath, e stirpe Caath.

1 Par. 6-24 Thahath filius ejus, Uriel filius ejus
15- 5 De filiis Caath, Uriel princeps fuit
-11 Vocavitq. David Sadoc... et Levitas, Uriel

URIEL II.

Pater Michaïa, matris Abia qui fuit rex Juda.

2 Par. 13- 2 Michaïa, filia Uriel de Gabaa

URINA.

4 Reg. 18-27 Et bibant urinam suam vobiscum
Isai. 36-12 Bibant urinam pedum suorum vobiscum

URNA.

Esth. 3- 7 Missa est sors in urnam, quæ Hebraïce dicitur Phur
9-26 Quod Phur, id est, sors, in urnam missa
Hebr. 9- 4 In qua urna aurea habens manna

URO.

Gen. 31-40 Die nocteque æstu urebar
41-27 Spicæ tenues, et vento urente percussæ
Exod. 10-13 Dominus induxit ventum urentem tota die Mane facto, ventus urens levavit locustas
14-21 Flante vento vehementi et urente
30- 8 Uret thymiama sempiternum coram Dom.
Judith. 16-21 Ut urantur, et sentiant usq. in sempiternum
Job. 27-21 Tollet eum ventus urens, et auferet
Psal. 25- 2 Ure renes meos et cor meum
103- 4 Qui facis... et ministros tuos ignem urentem
120- 6 Per diem sol non uret te, neque luna
Eccli. 38-29 Vapor ignis uret carnes ejus
Jerem. 4-11 Ventus urens in viis, quæ sunt in deserto
18-17 Sicut ventus urens dispergam eos
Ezech. 17-10 Cum tetigerit eam ventus urens, siccabitur
19-12 Et ventus urens siccavit fructum ejus
Osee. 13-15 Adducet urentem ventum Dominus
Amos. 4- 9 Percussi vos in vento urente et in aurugine
Jonæ. 4- 8 Præcepit Dominus vento calido et urenti
Habac. 1- 9 Venient: facies eorum ventus urens
Aggæi. 2-18 Percussi vos vento urente et aurugine
Zach. 13- 9 Et uram eos sicut uritur argentum
1 Cor. 7- 9 Melius est enim nubere, quam uri
2 Cor. 11-29 Quis scandalizatur, et ego non uror?

URSA.

2 Reg. 17- 8 Veluti si ursa raptis catulis in saltu sæviat
Prov. 17-12 Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus
Osee. 13- 8 Occurram eis quasi ursa raptis catulis

URSUS.

1 Reg. 17-34 Veniebat leo, vel ursus, et tollebat arietem
-36 Leonem et ursum interfeci ego servus tuus
-37 Eripuit me de manu leonis et de manu ursi
4 Reg. 2-24 Egressique sunt duo ursi de saltu
Prov. 28-15 Leo rugiens, et ursus esuriens
Sap. 11-18 Immittere illis multitudinem ursorum
Eccli. 25-24 Et obcæcat vultum suum tanquam ursus
47- 3 In ursis similiter fecit sicut in agnis ovium
Isai. 11- 7 Vitulus et ursus pascentur
59-11 Rugiemus quasi ursi omnes
Thren. 3-10 Ursus insidians factus est mihi
Dan. 7- 5 Ecce bestia alia similis urso in parte stetit
Amos. 5-19 Si fugiat vir a fac. leonis, et occurrat ei ursus
Apoc. 13- 2 Similis erat pardo, et pedes ejus sicut pedes ursi

URTICA.

Prov. 24-31 Et ecce totum repleverant urticæ
Isai. 34-13 Orientur in domibus ejus spinæ et urticæ
55-13 Et pro urtica crescet myrtus
Osee. 9- 6 Argentum eorum urtica hæreditabit

US. *Filius Aram filii Sem.*

Gen. 10-23 Filii Aram: Us, et Hul, et Gether, et Mes

USQUE.

Gen. 6- 7 Delebo... ab homine usque ad animantia
Deinceps omittitur.

USQUE DUM.

Num. 32-18 Usque dum possideant filii Isr. hæreditatem
Judic. 11-33 Usque dum venias in Mennith
1 Reg. 11-11 Percussit Ammon usque dum incalesceret dies
14-36 Vastemus eos usque dum illucescat mane
17-52 Persecuti sunt Philisthæos, usque dum venirent in vallem
19-23 Prophetabat, usque dum veniret in Najoth
2 Reg. 5-25 De Gabaa, usque dum venias Gezer
1 Par. 12-22 Usque dum fieret grandis numerus
13- 5 A Sihor Ægypti, usque dum ingred. Emath
2 Par. 36-21 Usque dum complerentur septuaginta anni
Judith. 5-21 Usque dum non peccarent in conspectu Dei
8-33 Usque dum renuntiem vobis, nihil aliud fiat
12- 9 Usque dum acciperet escam s. in vespere
Job. 26-10 Usque dum finiantur lux et tenebræ
Eccli. 47-31 Usque dum perveniret ad illos defensio
48-16 Usque dum ejecti sunt de terra sua
50-21 Usque dum perfectus est honor Domini
Jerem. 23-20 Non revertitur furor Do., usque dum faciat
Matth. 2- 9 Usque dum veniens staret supra, ubi erat
-13 Et esto ibi usque dum dicam tibi
Luc. 12-50 Quomodo coarctor usque dum perficiatur?
13- 8 Usque dum fodiam circa illam

USQUEQUAQUE.

Psal. 118- 8 Non me derelinquas usquequaque
-43 Ne auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque
-51 Superbi inique agebant usquequaque
-107 Humiliatus sum usquequaque, Domine
2 Mac. 8-25 Ipsos usquequaque persecuti sunt

USQUEQUO.

Exod. 10- 3 Usquequo non vis subjici mihi?
- 7 Usquequo patiemur hoc scandalum
16-28 Usquequo non vultis custodire mandata m.
-35 Usquequo tangerent fines terræ Chanaan
Num. 14-11 Usquequo detrahet mihi populus iste?
-27 Usquequo multitudo hæc pessima murmurat?
Josue. 3-16 Descenderunt, usquequo omnino deficerent
18- 3 Josuë ait: Usquequo marcetis ignavia
Judic. 16-13 Usquequo decipis me, et falsum loqueris?
1 Reg. 1-14 Dixitque ei: Usquequo ebria eris? digere
16- 1 Usquequo tu luges Saül, cum ego projecerim
2 Reg. 2-26 Usquequo non dicis populo ut omittat
19-10 Usquequo siletis, et non reducitis regem?
3 Reg. 18-21 Ait: Usquequo claudicatis in duas partes?
4 Reg. 17-23 Usquequo Dominus auferret Israël a facie
Judith. 2-14 Usquequo perveniatur ad mare
Job. 7-19 Usquequo non parcis mihi, nec dimittis me
8- 2 Usquequo loqueris talia et spiritus multiplex
19- 2 Usquequo affligitis animam meam
Psal. 4- 3 Filii hominum, usquequo gravi corde
6- 4 Sed tu, Domine, usquequo?
12- 1 Usquequo, Dom., oblivisceris me in finem? Usquequo avertis faciem tuam a me?
- 3 Usquequo exaltabitur inimicus meus?
73-10 Usquequo, Deus, improperabit inimicus?
78- 5 Usquequo, Domine, irasceris in finem?
81- 2 Usquequo judicatis iniquitatem
88-47 Usquequo, Domine, avertis in finem?
89-13 Convertere, Domine, usquequo?
93- 3 Usquequo peccatores, Domine? Usquequo peccatores gloriabuntur?
Prov. 1-22 Usquequo, parvuli, diligitis infantiam?
6- 9 Usquequo, piger, dormies?
Isai. 6-11 Et dixi: Usquequo, Domine?
Jerem. 4-14 Usquequo morabuntur in te cogit. noxiæ?
-21 Usquequo videbo fugientem?
12- 4 Usquequo lugebit terra, et herba omnis
13-27 Non mundaberis post me: usquequo adhuc?
23-26 Usquequo istud est in corde prophetarum
31-22 Usquequo deliciis dissolveris, filia vaga?
47- 5 Usquequo concideris?
- 6 O mucro Domini, usquequo non quiesces?
52- 3 Usquequo projiceret eos a facie sua
Dan. 8-13 Usquequo visio, et juge sacrificium
12- 6 Usquequo finis horum mirabilium
Osee. 8- 5 Usquequo non poterunt emundari?
Habac. 1- 2 Usquequo, Dom., clamabo et non exaudies
2- 6 Usquequo et aggravat contra se densum lutum?
Zach. 1-12 Usquequo tu non misereberis Jerusalem?
8-20 Usquequo veniant populi, et habitent
1 Mac. 7-45 Ab Adazer usquequo veniatur in Gazara
2 Mac. 1-30 Usquequo consumptum esset sacrificium
2- 4 Usquequo exiit in montem
Matth. 17-16 Quousq. ero vobisc.? usquequo patiar vos?
Luc. 9-41 Usquequo ero apud vos, et patiar vos?
Apoc. 6-10 Usquequo, Domine, (sanctus et verus) non judicas?

USURA.

Exod. 22-25 Eum quasi exactor, nec usuris opprimes
Levit. 25-36 Ne accipias usuras ab eo, nec amplius
-37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram
Deut. 23-19 Non fœnerabis fratri t. ad usuram pecuniam
-20 Absque usura, id quo indiget, commodabis
2 Esdr. 5- 7 Usuras-ne singuli a fratribus vestris exigitis?
Psal. 14- 5 Qui pecuniam suam non dedit ad usuram
54-12 Non defecit de plateis ejus usura, et dolus
71-14 Ex usuris et iniquitate redimet animas eor.
Prov. 28- 8 Qui coacervat divitias usuris et fœnore
Ezech. 18- 8 Ad usuram non commodaverit
-13 Ad usuram dantem, et amplius accipientem
-17 Usuram et superabundantiam non acceperit
22-12 Usuram et superabundantiam accepisti
Matth. 25-27 Recepissem utique quod meum est cum usura
Luc. 19-23 Veniens cum usuris utique exegissem illam

USURPO.

Deut. 5-11 Non usurpabis nomen Dom. Dei tui frustra
Josue. 7- 1 Filii a. Israel usurpaverunt de anathemate

USUS.

Exod. 27- 3 Faciesq. in usus ejus lebetes ad suscipiendos
-19 Vasa tabernaculi in om. usus et cæremonias
30-16 Trades in usus tabernaculi testimonii
-37 Talem composit. non facietis in usus vestr.
35-19 Vestimenta, quorum usus est in ministerio
-24 Obtulerunt Domino, lignaque setim in varios usus
36- 1 Quæ in usus sanctuarii necessaria sunt
37-16 Vasa ad diversos usus mensæ, acetabula
38- 3 Et in usus ejus paravit ex ære vasa diversa
-30 Omniaque vasa quæ ad usum ejus pertinent
Levit. 7-24 Adipem cadaveris..habebitis in varios usus
Num. 18-13 Universa frugum initia... cedent in usus t.
-18 Carnes vero in usum tuum cedent
-24 Quas in usus eorum et necessaria separavi
Deut. 20-20 Agrestia, et in cæteros apta usus, succide
24-21 Sed cedent in usus advenæ, pupilli ac viduæ
Josue 6- 4 Tollant septem buccinas quarum usus est
-13 Septem buccinas quarum in jubilæo usus est
9-21 Ut in usus universæ multitud. ligna cædant
Judic. 19-19 Pan. ac vinum in meos et ancillæ tuæ usus
1 Reg. 17-39 Non possum sic incedere, quia non usum habeo
2 Reg. 24-22 Plaustrum et juga boum in usum lignorum
2 Par. 34-13 Qui ad diversos usus onera portabant
2 Esdr. 10-31 Important venalia et omnia ad usum
-33 In omnem usum domus Dei nostri
Esth. 2- 3 Accipiant...et cætera ad usus necessaria
Sap. 13-13 Reliquum horum, quod ad nullos usus facit
15- 7 Fingit ad usus nostros unumquodque vas Luto fingit quæ munda sunt in usum vasa Vasorum quis sit usus, judex est figulus
-15 Neque oculorum usus est ad videndum
Jerem. 13- 7 Computruerat lumbare, ita ut nulli usui aptum esset
-10 Sic. lumbare istud quod nulli usui aptum est
Rom. 1-26 Immutaverunt natural. usum, in eum usum qui est contra naturam
-27 Relicto naturali usu fœminæ, exarserunt
Philip. 4-16 Semel et bis in usum mihi misistis
Colos. 2-22 Quæ sunt omnia in interitum ipso usu
Tit. 3-14 Bonis operibus præesse ad usus necessarios

UT.

Gen. 1-15 Ut luceant in firmamento cœli
Deinceps omittitur.

UTCUMQUE.

3 Reg. 17-20 Etiam-ne viduam, apud quam ego utcumque sustentor, afflixisti?

UTENSILIA.

Exod. 30-27 Candelabrum, et utensilia ejus, altaria
39-36 Lucernas, et utensilia earum cum oleo
Num. 1-50 Portabunt tabernaculum et omnia utensilia
3-26 Funes tabernaculi, et omnia utensilia ejus
31-12 Reliqua a. utensilia portaverunt ad castra
-20 Sive vas, et aliquid in utensilia præparatum
3 Reg. 6-38 Perfecta est domus... in univ. utensilibus s.
1 Par. 9-29 Qui credita habebant utensilia sanctuarii

UTER. *Substant.*

Gen. 21-14 Tollens panem et utrem aquæ, imposuit
-15 Cumque consumpta esset aqua in utre
-19 Implevit utrem, deditque puero bibere
Josue. 9- 4 Tulerunt sibi... utres vinarios scissos
-13 Utres vini novos implevimus
Judic. 4-19 Quæ aperuit utrem lactis, et dedit ei bibere
1 Reg. 25-18 Tulit ducentos panes et duos utres vini
2 Reg. 16- 1 Centum massis palatharum, et utre vini
Psal. 32- 7 Congregans sicut in utre aquas maris
77-13 Et statuit aquas quasi in utre
118-83 Factus sum sicut uter in pruina
Matth. 9-17 Neque mittunt vinum novum in utres veteres : alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt
Marc. 2-22 Nemo mittit vinum novum in utres veteres : alioquin dirumpet vinum utres, et vinum effundetur, et utres peribunt : sed vinum novum in utres novos mitti debet
Luc. 5-37 Nemo mittit vinum novum in utres veteres : alioquin rumpet vinum novum utres, et ipsum effundetur, et utres peribunt
-38 Vinum novum in utres novos mittendum est

UTERINUS.

Gen. 43-29 Vidit Benjamin, fratrem suum uterinum
44-20 Cujus uterinus frater mortuus est

UTERQUE, UTRAQUE, UTRUMQUE.

Gen. 2-25 Erat a. uterque nudus, Adam scilic. et uxor
15-10 Utrasque partes contra se altrinsecus posuit
21-31 Locus ille Bersabee: quia ibi uterque juravit
27-45 Cur utroque orbabor filio in uno die?
31-33 Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob et Liæ, et utriusque famulæ
-47 Uterque juxta proprietatem linguæ suæ
33- 2 Posuit utramque ancillam et liberos earum
41-11 Ubi una nocte uterque vidimus somnium
Exod. 12- 7 Ac ponent super utrumque postem
-22 Aspergite ex eo superlim. et utrumque post.
-23 Cumque viderit sanguin... in utroque poste
13-21 Ut dux esset itineris utroque tempore
17-12 Sustentabant manus ejus ex utraque parte
22- 9 Ad deos utriusque causa perveniet
25-18 Facies, ex utraque parte oraculi
-20 Utrumque latus propitiatorii tegant
26- 5 Ansulas cortina habebit in utraque parte
-13 Utrumque latus tabernaculi protegens
27- 7 Eruntque ex utroque latere altaris
28- 7 Duas oras junctas habebit in utroque latere
-12 Et pones in utroque latere superhumeralis
Portabitque... super utrumque humerum
-23 Pones in utraque rationalis summitate
-25 Duobus copulabis uncinis in utroque latere
-27 In utroque latere superhumeralis deorsum
32-15 Duas tabulas... scriptas ex utraque parte
36-11 Fecit et ansas... ex utroque latere
-24 Ponebantur ex utraque parte angulorum
-29 Ita fecit ex utraque parte per angulos
37- 7 Quos posuit ex utraque parte propitiatorii
-18 Sex in utroque latere, tres calami ex parte
38-15 Inter utraque introitum tabernaculi fecit
39- 4 Oras sibi invic. copulatas in utroque latere
-16 Annulos posuerunt in utroque latere
Levit. 3-10 (*Et offerent*) utrumque renunculum
7- 7 Utriusque hostiæ lex una erit
9- 2 Vitulum.. et arietem.. utrumque immacul.
16- 8 Mittensque super utrumque sortem
-21 Et posita utraque manu super caput ejus
20-12 Uterque moriatur, quia scelus operati sunt
-13 Uterque operat. est nefas, morte moriantur
Num. 7-13 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-19 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-25 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-31 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-37 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-43 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-49 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-55 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-61 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-67 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-73 Utrumque plenum simila conspersa oleo
-79 Utrumque plenum simila oleo conspersa
8- 4 Ex utroque calamorum latere nascebantur
Deut. 7-14 Non erit apud te sterilis utriusque sexus
9-15 Duas tabulas fœder. utraque tenerem manu
22-22 Uterque moriatur, id est, adulter et adult.
-24 Educes utrumque ad portam civitatis illius
23-18 Quia abominatio est utrumque apud Dom.
Josue. 8-22 Cum ergo ex utraque parte adversarii cæd.
-33 Stabant ex utraque parte arcæ
17-10 Et utramque claudat mare
Judic. 3-15 Qui utraque manu pro dextera utebatur
Judic. 16-27 Tria millia utriusque sexus spectantes
20-43 Ut ex utraque parte ab hostibus cæderentur
Ruth. 1- 6 In patriam pergeret cum utraque nuru sua
- 7 Egressa est itaque... cum utraque nuru
3-15 Expande.. pallium t.. et tene utraque manu
1 Reg. 11- 7 Assumens utrumque bov. concidit in frusta
14- 4 Eminentes petræ ex utraque parte
-11 Apparuit igitur uterque stationi Philisthin.
23-18 Percussit ergo uterque fœdus coram Dom.
25-43 Et fuit utraque uxor ejus
2 Reg. 9-13 Et erat claudus utroque pede
3 Reg. 6-34 Et utrumque ostium duplex erat
7-15 Linea duodecim cubitorum ambiebat columnam utramque
-17 Utrumque capitellum columnar. fusile erat
8-54 Utrumque enim genu in terram fixerat
4 Reg. 2- 8 Quæ divisæ sunt in utramque partem
-11 Et equi ignei diviserunt utrumque
1 Par. 12- 2 Utraque manu fundis saxa jacientes
24- 5 Divisit utrasque inter se familias sortibus
2 Par. 3-13 Alæ utriusque cherubim expansæ erant
9-19 Stantes super sex gradus ex utraque parte
18- 9 Uterque sedebant in solio suo
31-18 Tam uxoribus, quam liberis eorum utriusque sexus
Judith. 1- 3 Latus utrumque vicenorum pedum spatio
Esth. 2- 7 Esther : et utrumque parentem amiserat
-23 Appensus est uterque eorum in patibulo
10-11 Venitque utraque sors in statutum... diem
12- 3 Qui de utroque habita quæstione, confessos
Job. 9-33 Non est qui utrumque valeat arguere
Prov. 17-15 Abominabilis est uterque apud Deum
20-10 Utrumque abominabile est apud Deum
-12 Oculum videntem, Dominus fecit utrumque
22- 2 Utriusque operator est Dominus
24-22 Et ruinam utriusque quis novit?
27- 3 Sed ira stulti utroque gravior
29-13 Utriusque illuminator est Dominus
Eccle. 2-14 Didici quod unus utriusque esset interitus
3-19 Et æqua utriusque conditio
4- 3 Feliciorem utroque judicavi, qui necdum
- 6 Quam plena utraque manus cum labore
11- 6 Aut illud, et si utrumque simul, melius erit
Sap. 14-30 Utraque ergo illis evenient digne
Eccli. 1-23 Utraque autem sunt dona Dei
18-17 Sed utraque cum homine justificato
20-32 Thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque
22- 5 Ab utrisque autem inhonorabitur
27-33 Ira et furor, utraque execrabilia sunt
28-14 Utraque ex ore proficiscuntur
40-20 Et super utraque dilectio sapientiæ
-21 Et super utraque lingua suavis
-23 Et super utrosque mulier cum viro
-25 Et super utrumque consilium beneplacitum
41-17 Sapientia enim abscondita, et thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque?
Isai. 1-31 Et succendetur utrumque simul
28-20 Pallium breve utrumque operire non potest
Jerem. 52-22 Et capitella super utramque ærea
Ezech. 15- 4 Utramque partem ejus consumpsit ignis
40-10 Et mensura una frontium ex utraque parte
41-15 Ethecas ex utraque parte centum cubitor.
-24 Ex utraque parte bina erant ostiola
Bina e. ostia erant ex utraque parte ostior.
47- 7 Ligna multa nimis ex utraque parte
-12 Ex utraque parte omne lignum pomiferum
2 Mac. 3-26 Ex utraque parte flagellabant sine intermis..
4-28 Quam ob caus. utrique ad reg. sunt evocati
8-22 Constituit it. fratres s. duces utrique ordini
10-28 Primo a. solis ortu utrique commiserunt
14-46 Utrisque manibus projecit super turbas
Matth. 13-30 Sinite utraque crescere usque ad messem
Luc. 5-38 In utres novos mittendum est, et utraque conservantur
7-42 Non hab.. unde redderent, donavit utrisque
Act. 8-38 Et descenderunt uterque in aquam
23- 8 Pharisæi autem utraque confitentur
Ephes. 2-14 Est pax nostra, qui fecit utraque unum
Apoc. 1-16 Gladius utraque parte acutus exibat
2-12 Qui habet rhomphæam utraque parte acut.
19-15 Et de ore ejus procedit gladius
22- 2 Ex utraque parte fluminis lignum vitæ

UTERUS.

Gen. 15- 4 Qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis
25-22 Collidebantur in utero ejus parvuli
-23 Duæ gentes sunt in utero tuo
-24 Ecce gemini in utero ejus reperti sunt
38-24 Et videtur uterus illius intumescere
-27 Inst.. partu, apparuerunt gemini in utero
Num. 5-21 Et tumens uterus tuus disrumpatur
-22 Et utero tumescente putrescat femur
Deut. 28-11 Fructu uteri tui, et fructu jumentorum
-53 Et comedes fructum uteri tui
30- 9 In sobole uteri tui, et in fructu jumentor.
Judic. 13- 5 Ab infantia sua, et ex matris utero
- 7 Ex utero matris suæ usque ad diem mortis
16-17 Consecratus Deo sum de utero matris meæ
Ruth. 1-11 Num ultra habeo filios in utero meo?
2 Reg. 7-12 Suscitabo semen... quod egredietur de utero
16-11 Ecce filius meus, qui egressus est de utero
4 Reg. 4-16 Si vita comes fuerit, habebis in utero filium
2 Par 21-15 Ægrotabis pessimo languore uteri tui
-21 Filii qui egressi fuerant de utero ejus
Tobiæ. 4- 4 Quanta pericula passa sit propter te in utero
Job. 1-21 Nudus egressus sum de utero matris meæ
3-11 Egressus ex utero non statim perii
10-19 De utero translatus ad tumulum
15-35 Et uterus ejus præparat dolos
19-17 Et orabam filios uteri mei
20-14 Panis ejus in utero illius vertetur in fel
31-15 Numquid non in utero fecit me
-18 Et de utero matris meæ egressa est mecum
32-18 Et coarctat me spiritus uteri mei
38-29 De cujus utero egressa est glacies?
Psal. 21-11 In te projectus sum ex utero
57- 4 Erraverunt ab utero : locuti sunt falsa
70- 6 In te confirmatus sum ex utero
109- 3 Ex utero ante luciferum genui te
138-13 Suscepisti me de utero matris meæ
Prov. 31- 2 Quid dilecte mi, quid dilecte uteri mei?
Eccle. 5-14 Sicut egressus est nudus de utero matris
Isai. 13-18 Et lactantibus uteris non miserebuntur
44- 2 Formans te, ab utero auxiliator tuus
-24 Redemptor tuus, et formator tuus ex utero
46- 3 Audite me... qui portamini a meo utero
48- 8 Et transgressorem ex utero vocavi te
-19 Fuisset... et stirps uteri tui ut lapilli ejus
49- 1 Dominus ab utero vocavit me
- 5 Dominus formans me ex utero servum sibi
-15 Ut non misereatur filio uteri sui
Jerem. 1- 5 Priusquam te formarem in utero, novi te
Osee. 9-11 Gloria eorum a partu, et ab utero
-16 Interficiam amantissima uteri eorum
12- 3 In utero supplantavit fratrem suum
2 Mac. 7-22 Nescio qualiter in utero meo apparuistis
-27 Quæ te in utero novem mensibus portavi
Matth. 1-18 Inventa est in utero habens de Spiritu s.
-23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium
19-12 Eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt
Luc. 1-15 Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero
-31 Ecce concipies in utero, et paries filium
-41 Exultavit infans in utero ejus
-44 Exultavit in gaudio infans in utero meo
2-21 Priusquam in utero conciperetur
Act. 3- 2 Claudus ex utero matris suæ bajulabatur
14- 7 Sedebat claudus ex utero matris suæ
Galat. 1-15 Qui me segregavit ex utero matris meæ
1 Thes. 5- 3 Superveniet interitus, sicut dolor in utero
Apoc. 12- 2 Et in utero habens, clamabat parturiens

UTHAI.

E filiis Begui unus est, qui cum Esdra ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8-14 De filiis Begui, Uthaï et Zachur

UTI.

Phile. -14 Uti ne velut ex necessitate bonum t. esset

UTILIS, E.

Judic. 17- 9 Ubi potuero, et utile mihi esse perspexero
2 Reg. 17-14 Dissipatum est consilium Achitophel utile
4 Reg. 18-31 Facite mecum quod vobis est utile
Eccle. 2- 3 Donec viderem quid esset utiie filiis homin.
7-12 Utilior est sapientia cum divitiis
12-10 Quæsivit verba utilia, et conscripsit sermon.
Sap. 4- 3 Impiorum multitudo non erit utilis
8- 7 Quibus utilius nihil est in vita hominibus
13-11 Fabricet vas utile in conversationem vitæ
Eccli. 7-24 Et si sunt utilia, perseverent apud te
10- 4 Et utilem rectorem suscitabit in tempus
16- 4 Utile est mori sine filiis, quam relinquere
20-10 Est datum, quod non est utile
-14 Datus insipientis non erit utilis tibi
28-25 Et utilis potius infernus quam illa
Isai. 44-10 Et sculptile conflavit ad nihil utile
48-17 Ego Dominus Deus tuus docens te utilia
Baruc. 6-58 Aut vas in domo utile, in quo gloriabitur
Ezech. 15- 4 Numquid utile erit ad opus?
1 Mac. 2-21 Non est nobis utile relinquere legem
2 Mac. 12-12 Arbitratus vere in multis eos utiles promisit
Luc. 14-35 Neq. in terram, neq. in sterquilinium utile
17- 2 Utilius est illi, si lapis molaris imponatur
Act. 20-20 Quomodo nihil subtraxerim utilium
Rom. 2-18 Probas utiliora, instructus per legem
1 Cor. 10-33 Non quærens quod mihi utile est
2 Cor. 8-10 Hoc enim vobis utile est
1 Tim. 4- 8 Corporalis exercitatio ad modicum utilis est
Pietas autem ad omnia utilis est
2 Tim. 2-14 Noli contendere verbis : ad nihil e. utile est

Tim. 2-21 Vas in honorem sanctificatum, et utile Do.
3-16 Utilis est ad docendum, ad arguendum
4-11 Est enim mihi utilis in ministerium
Tit. 3- 8 Hæc sunt bona et utilia hominibus
Phile. -11 Nunc autem et mihi et tibi utilis
Hebr. 12-10 Quod utile est in recipiendo sanctificationem

UTILITAS.

Esth. 16- 9 Ut rei publicæ poscit utilitas, ferre sentent.
Psal. 29-10 Quæ utilitas in sanguine meo, dum descendo
Eccli. 20-32 Thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque?
30-25 Occidit tristitia, et non est utilitas in illa
41-17 Thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque?
Isai. 30- 5 Non fuer. in auxilium et in aliq. utilitatem
Jerem. 30-13 Curationum utilitas non est tibi
Baruc. 6-59 Et emissa ad utilitates, obaudiunt
2 Mac. 2-26 Omnibus aut. legentibus utilitas conferatur
4- 5 Sed communem utilitatem... considerans
-21 Propriis utilitatibus consulens
9-21 Necessarium duxi pro communi utilitate
11-15 Annuit... in omnibus utilitati consulens
-26 Et utilitatibus propriis deserviant
14- 8 Primo quid. utilitatibus regis fid. servans
Rom. 3- 1 Aut quæ utilitas circumcisionis?
Cor. 7-35 Porro hoc ad utilitatem vestram dico
12- 7 Datur manifestatio Spiritus ad utilitatem

UTILITER.

Tobiæ. 6- 5 Hæc necessaria ad medicamenta utiliter

UTINAM.

Gen. 17-18 Utinam Ismaël vivat coram te
Exod. 16- 3 Utinam mortui essemus per manum Domini
Num. 14- 3 Utinam mortui essemus in Ægypto
Et in hac vasta solitudine utinam pereamus
20- 3 Utinam periissemus inter fratres nostros
22-29 Utinam haberem gladium, ut te percuterem
Deut. 32-29 Utinam saperent, et intelligerent
Josue. 7- 7 Utinam... mansissemus trans Jordanem
22-20 Atque utinam solus periisset in scelere suo
Judic. 9-29 Utinam daret aliquis populum istum
Reg. 1-18 Utinam inveniat ancilla tua gratiam
Reg. 5- 3 Utinam fuisset domin. meus ad prophetam
Esth. 7- 4 Utinam in servos et famulas venderemur
Job. 6- 2 Utinam appenderentur peccata mea
10-18 Qui utinam consumptus essem
11- 5 Atque utinam Deus loqueretur tecum
13- 5 Utinam taceretis, ut putaremini esse sap.
16- 4 Utinam esset anima vestra pro anima mea
-22 Atque utinam sic judicaretur vir cum Deo
20-23 Utinam impleatur venter ejus
39-35 Locutus sum, quod utinam non dixissem
Psal. 118- 5 Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas
Isai. 48-18 Utinam attendisses mandata mea
64- 1 Utinam dirumperes cœlos, et descenderes
Mich. 2-11 Utinam non essem vir habens spiritum
1 Cor. 4- 8 Et utinam regnetis, ut et nos vobiscum
2 Cor. 11- 1 Utinam sustineretis modicum quid insip.
Galat. 5-12 Utinam et abscindantur qui vos conturbant
Apoc. 3-15 Utinam frigidus esses, aut calidus

UTIQUE.

Job. 39-32 Utique qui arguit Deum debet respondere
Psal. 50-18 Si voluisses sacrificium, dedissem utique
54-13 Si... maledixisset mihi, sustinuissem utique
57- 2 Si vere utique justitiam loquimini
-12 Si utique est fructus justo
Utique est Deus judicans eos in terra
Isai. 10-15 Si.. exaltetur baculus qui utique lignum est
43-19 Nunc orientur, utique cognoscetis ea
Jerem. 23-22 Avertissem utique eos a via sua mala
Baruc. 3-13 Habitasses utique in pace sempiterna
Mich. 6- 8 Utique facere judicium, et diligere miseric.
2 Mac. 5-18 Et repulsus utique fuisset ab audacia
Matth. 9-28 Creditis... dicunt ei : Utique, Domine
21-16 Audis quid isti dicunt? Jesus a. dixit eis : Utique
24-43 Si sciret paterfamilias .. vigilaret utique
25-27 Recepissem utique quod meum est
Marc. 7-28 Respondit, et dixit illi : Utique, Domine
Luc. 4-23 Utique dicetis mihi hanc similitudinem
7-26 Utique dico vobis, et plus quam prophetam
-39 Hic si esset propheta, sciret utique
12-39 Si sciret paterfamilias... vigilaret utique
19-23 Veniens cum usuris utique exegissem illam
Joan. 8-42 Si D. Pater vester esset, diligeretis utique me
11-27 Ait illi : Utique, Domine, ego credidi
14- 7 Si cognovissetis me, et Patrem meum utique
-28 Si diligeretis me, gauderetis utique
18-36 Ministri mei utique decertarent ut non trad.
Act. 5- 9 Quid utique convenit vobis tentare Spiritum
21-22 Utique oportet convenire multitudinem
28- 4 Dicebant : Utique homicida est homo hic
1 Cor. 5-10 Non utique fornicariis hujus mundi
9-10 An propter nos utique hoc dicit?
1 Cor. 11-31 Si nosm. dijudicaremus, non utique judicar.
16-12 Utique non fuit voluntas ut nunc veniret
Hebr. 8- 7 Non utique secundi locus inquireretur
11-15 Habebant utique tempus revertendi
1 Joan. 2-19 Si fuissent ex nobis, permansissent utique

UTOR.

Gen. 12-16 Abram vero bene usi sunt propter illam
16- 6 Ancilla tua in manu tua est, utere ea ut libet
Exod. 28-43 Et utentur eis Aaron et filii ejus
29-29 Vestem a. sanctam, qua utetur Aaron, hab.
-30 Septem diebus utetur illa qui pontifex
39-41 Quibus sacerdotes utuntur in sanctuario
Num. 4-14 Quibus in ministerio ejus utuntur
Deut. 22- 5 Nec vir utetur veste fœminea
Josue. 5-12 Nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël
17-16 Cum ferreis curribus utantur Chananæi
Judic. 3-15 Qui utraque manu pro dextera utebatur
8-26 Quibus reges Madian uti soliti erant
9- 9 Qua et dii utuntur et homines
18- 3 Utentesq. illius diversorio, dixerunt ad eum
Ruth. 4- 6 Tu meo utere privilegio, quo me libenter
2 Reg. 13-18 Filiæ regis virgines vestibus utebantur
Tobiæ. 12-19 Potu, qui ab homin. videri non potest, utor
Judith. 3- 6 Et utere servitio nostro, sicut placuerit tibi
Esth. 2-12 Pigmentis et aromatibus uterentur
3- 8 Novis utens legibus et cæremoniis
-10 Tulit ergo rex annulum quo utebatur
4- 3 Sacco et cinere multis pro strato utentibus
13- 4 Popul. esse disper. qui novis uteretur legibus
- 5 Adversus omne hominum genus perversis uti legibus
16-15 Sede e contrario justis utentes legibus
-19 Proponatur, ut liceat Judæis uti legibus suis
Eccle. 2-10 Ratus sum partem meam, si uterer labore
6- 3 Anima illius non utatur bonis substantiæ s.
Sap. 2- 6 Et utamur creatura tanquam in juventute
7-14 Quo qui usi sunt, participes facti sunt
13-11 Et arte sua usus, diligenter fabricet vas utile
16-11 Ne... non possent tuo uti adjutorio
19-15 Receperunt hos, qui eisd. usi erant justitiis
Eccli. 20- 8 Qui multis utitur verbis, lædet animam
26-13 Ne inventa occasione utatur se
31-19 Utere quasi homo frugi his, quæ tibi appon.
40- 4 Qui utitur hyacintho, et portat coronam
1 Mac. 14-44 Vestiri purpura, et uti fibula aurea
2 Mac. 4-40 Tribus millibus iniquis manibus uti cœpit
5-10 Sepultura neque peregrina usus
11-31 Ut Judæi utantur cibis et legibus suis
15-40 Alternis autem uti, delectabile
Act. 27-17 Qua sublata, adjutoriis utebantur
1 Cor. 7-21 Sed et si potes fieri liber, magis utere
-31 Qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur
9-12 Sed non usi sumus hac potestate
-15 Ego autem nullo horum usus sum
2 Cor. 1-17 Numquid levitate usus sum?
3-12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia utimur
1 Tim. 1- 8 Bona est lex, si quis ea legitime utatur
5-23 Sed modico vino utere propter stomachum

UTPOTE.

2 Mac. 1-11 Utpote qui adversus talem reg. dimicavimus
4- 4 Utpote ducem Cœlesyriæ et Phœnicis

UT PUTA.

1 Cor. 14-10 Tam multa, ut puta, genera linguarum sunt
15-37 Seminas, sed nudum granum, ut puta tritici

UTRINQUE.

Ezech. 40-12 Et cubitus unus finis utrinque

UTRUM. *Adverb.*

Gen. 18-21 Videbo utrum clamorem, qui venit ad me
24-21 Scire volens utrum prosper. iter s. fecisset
27-21 Et probem utrum tu sis filius meus Esaü
37-32 Vide utrum tunica filii tui sit, an non
42-16 Donec probentur quæ dixistis, utrum vera
Exod. 16- 4 Ut tentem eum utrum ambulet in lege mea
Levit. 13-36 Non quæret amplius utrum capillus in flavum colorem sit immutatus
14-36 Videat utrum leprosa sit, ne immunda
27-12 Qui judicans utrum bonum an malum sit
-14 Considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit
Num. 11-23 Videbis utrum m. sermo opere compleatur
13-19 Utrum fortis sit an infirmus
Deut. 8- 2 Utrum custodires mandata illius, an non
13- 3 Ut palam fiat utrum diligatis eum, an non
Josue. 24-15 Cui servire potissimum debeatis, utrum diis
Judic. 2-22 Experiar Israël, utrum custodiant viam Do.
3- 4 Utrum audiret mandata Domini
1 Reg. 12- 3 Utrum bovem cujusquam tulerim aut asin.
4 Reg. 1- 2 Utrum vivere queam de infirmitate m. hac
2 Par. 14-11 Utrum in paucis auxilieris, an in pluribus
1 Esdr. 2-59 Non potuerunt indicare... utrum ex Israel
2 Esdr. 7-61 Non potuerunt indicare... utrum ex Israël essent
Esth. 3- 4 Scire cupientes utrum perseveraret in sent.
4-14 Quis novit utrum idcirco ad regnum veneris
Eccle. 2-19 Quem ignoro, utrum sapiens an stultus
9- 1 Nescit homo utrum amore an odio dignus sit
Joan. 7-17 Cognoscet de doctrina, utrum ex Deo sit

UTRUMNAM.

1 Reg. 10-22 Consuluerunt... utrumnam venturus esset
1 Esdr. 5-17 Utrumnam a Cyro rege jussum fuerit

UVA.

Gen. 40-10 Post flores uvas maturescere
-11 Tuli ergo uvas, et expressi in calicem
49-11 Lavabit... in sanguine uvæ pallium suum
Levit. 25- 5 Uvas primitiarum tuarum non colliges
Num. 6- 3 Quidquid de uva exprimitur, non bibent : uvas recentes siccasque non comedent
- 4 Ab uva passa usq. ad acinum non comedent
13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
-24 Absciderunt palmitem cum uva sua
Deut. 23-24 Comede uvas quantum tibi placuerit
32-14 Sanguinem uvæ biberet meracissimum
-32 Uva eorum uva fellis, et botri amarissimi
Judic. 9-27 Vastantes vineas, uvasque calcantes
1 Reg. 25-18 Centum ligaturas uvæ passæ
30-12 Et duas ligaturas uvæ passæ
2 Reg. 16- 1 Centum alligaturis uvæ passæ
1 Par. 12-40 Uvam passam, vinum, oleum, boves, arietes
2 Esdr. 13-15 Onerantes super asinos vinum et uvas
Eccli. 39-31 Mel, et botrus uvæ, et oleum, et vestiment.
50-16 Et libavit de sanguine uvæ
51-19 Et effloruit tanquam præcox uva
Isai. 5- 2 Expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas
- 4 An quod expectavi ut faceret uvas
Jerem. 8-13 Non est uva in vitibus, et non sunt ficus
31-29 Patres comederunt uvam acerbam
-30 Omnis homo, qui comederit uvam acerbam
48-33 Neq. calcator uvæ solitum celeuma cantabit
Ezech. 18- 2 Patres comederunt uvam acerbam
Osee. 3- 1 Et diligunt vinacia uvarum
9-10 Quasi uvas in deserto, inveni Israël
Amos. 9-13 Comprehendet... calcator uvæ mittentem
1 Mac. 6-34 Elephantis ostenderunt sang. uvæ et mori
Matth. 7-16 Numquid colligunt de spinis uvas
Luc. 6-44 Neque de rubo vindemiant uvam
Jacob. 3-12 Numquid potest... ficus uvas facere?
Apoc. 14-18 Quoniam maturæ sunt uvæ ejus

UXOR.

Gen. 2-24 Relinquet homo patr... et adhærebit uxori
-25 Erat a. uterque nudus, Adam scilicet et uxor
3- 8 Abscondit se Adam et uxor ejus a facie Do.
-17 Quia audisti vocem uxoris tuæ, et comedisti
-20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva
-21 Fecit q. Do. Deus Adæ et uxori ejus tunicas
4- 1 Adam vero cognovit uxorem suam Hevam
-17 Cognovit a. Cain uxorem s., quæ concepit
-19 Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada
-23 Dixitq. Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ: Audite vocem meam, uxores Lamech
-25 Cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam
6- 2 Acceperunt sibi uxores ex omnibus quas el.
-18 Et ingredieris arcam tu, et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum, tecum
7- 7 Uxor ejus, et uxores filiorum ejus cum eo
-13 Uxor illius, et tres uxores filiorum ejus
8-16 Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
-18 Uxor illius, et uxores filiorum ejus, cum eo
11-29 Duxerunt autem Abram et Nachor uxores : nomen uxoris Abram, Saraï : nomen uxoris Nachor, Melcha
-31 Et Saraï nurum suam, uxorem Abram filii s.
12- 5 Tulitque Saraï uxorem suam et Lot filium
-11 Dixit Saraï uxori suæ: Novi quod pulchra sis
-12 Dicturi sunt : Uxor ipsius est
-17 Propter Saraï uxorem Abram
-18 Quare non indicasti quod uxor tua esset?
-19 Ut tollerem eam mihi in uxorem
-20 Et deduxerunt eum, et uxorem illius, et om.
13- 1 Ipse, et uxor ejus, et omnia quæ habebat
16- 1 Saraï, uxor Abram, non genuerat liberos
- 3 Et dedit eam viro suo uxorem
17-15 Uxorem tuam non vocabis Saraï, sed Saram
-19 Sara uxor tua pariet tibi filium
18- 9 Dixerunt ad eum : Ubi est Sara uxor tua?
-10 Et habebit filium Sara uxor tua
19-15 Surge, tolle uxorem tuam et duas filias
-16 Apprehenderunt manum ej. et man. uxoris
-26 Respiciensque uxor ejus post se
20- 2 Dixitque de Sara uxore sua : Soror mea est

Gen. 20- 7 Nunc ergo redde viro suo uxorem
-11 Et interficient me propter uxorem meam
-14 Reddiditque illi Saram uxorem suam
-17 Sanavit Deus Abimelech et uxorem
-18 Propter Saram uxorem Abrahæ
21-21 Accepit illi mater sua uxorem de terra Æg.
23-19 Sepelivit Abraham Saram uxorem suam
24- 3 Ut non accipias uxorem filio meo de filiabus
- 4 Et inde accipies uxorem filio meo Isaac
- 7 Et accipies inde uxorem filio meo
-15 Filii Melchæ uxoris Nachor fratris Abraham
-36 Et peperit Sara uxor domini mei filium
-37 Non accipies uxorem filio meo de filiabus
-38 De cognatione mea accipies uxorem filio m.
-40 Accipiesque uxorem filio meo de cognatione
-51 Et sit uxor filii domini tui
-67 Accepit eam uxorem : et in tantum dilexit
25- 1 Abraham vero aliam duxit uxorem nomine
-10 Ibi sepultus est ipse, et Sara uxor ejus
-20 Duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuëlis
-21 Deprecatusque est Isaac Do. pro uxore sua
26- 7 Cum interrogaretur a viris loci illius super uxore sua
- 8 Vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua
- 9 Perspicuum est quod uxor tua sit
-10 Potuit coire quispiam de populo cum uxore
-11 Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte
-34 Esaü vero quadragenarius duxit uxores
27-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe
28- 2 Et accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban
- 6 Ut inde uxorem duceret
- 9 Ivit ad Ismaëlem, et duxit uxorem
29-21 Dixitque ad Laban : Da mihi uxorem meam
-28 Heddomada transacta, Rachel duxit uxorem
30-26 Da mihi uxores, et liberos meos, pro quibus
31-50 Et si introduxeris alias uxores super eas
32-22 Tulit duas uxores suas et totidem famulas
34- 8 Date eam illi uxorem
-12 Tantum date mihi puellam hanc uxorem
-21 Filias eorum accipiemus uxores
-29 Parvulos q. eorum et uxores duxer. captivas
36- 2 Esaü accepit uxores de filiabus Chanaan
- 6 Tulit autem Esaü uxores suas et filios et filias
-10 Eliphaz filius Ada uxoris Esaü : Rahuel quoque filius Basemath uxoris ejus
-12 Hi sunt filii Ada uxoris Esaü
-13 Hi filii Basemath uxoris Esaü
-18 Hi autem filii Oolibama uxoris Esaü
Hi duces Oolibama filiæ Anæ uxoris Esaü
-39 Et appellabatur uxor ejus Meetabel
37- 2 Cum filiis Balæ et Zelphæ uxorum patris sui
38- 2 Et accepta uxore, ingressus est ad eam
- 6 Dedit a. Judas uxorem primogenito suo Her
- 9 Introiens ad uxorem fratris sui, semen fund.
-12 Mortua est filia Sue uxor Judæ
39- 9 Non tradid. mihi, præter te, quæ uxor ej. es
41-45 Deditq. illi uxorem Aseneth fil. Putiphare
44-27 Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor m.
46- 5 Tuleruntq. eum filii eum... et uxoribus suis
-19 Filii Rachel uxoris Jacob : Joseph et Benj.
-26 Absque uxoribus filiorum ejus
49-31 Ibi sepelierunt eum et Saram uxorem ejus
Exod. 2- 1 Et accepit uxorem stirpis suæ
-21 Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem
4-20 Tulit ergo Moyses uxorem suam
6-20 Accepit autem Amram uxorem Jochabed
-23 Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth
-25 Filius Aaron accepit uxorem de filiabus
18- 2 Tulit Seph. uxorem Moysi quam remiserat
- 5 Et filii ejus, et uxor ejus, ad Moysen
- 6 Venio ad te, et uxor tua, et duo filii tui
19-15 Et ne appropinquetis uxoribus vestris
20-17 Nec desiderabis uxorem ejus, non servum
21- 3 Si habens uxorem, et uxor egredietur simul
- 4 Sin autem dominus dederit illi uxorem
- 5 Diligo domin. meum, et uxorem, ac liberos
22-16 Dotabit eam, et habebit eam uxorem
-24 Et erunt uxores vestræ viduæ, et filii vestri
32- 2 Tollite inaures aureas de uxorum... auribus
34-16 Nec uxorem de filiabus eorum accipies
Levit. 18- 8 Turpitud. uxoris patris tui non discooperies
-11 Turpitudinem filiæ uxoris patris tui
-14 Nec accedes ad uxorem ejus
-15 Quia uxor filii tui est, nec discooperies
-16 Turpitudinem uxoris fratris t. non revelabis
-17 Turpitudinem uxoris tuæ et filiæ ejus non revelabis
-18 Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius non accipies
-20 Cum uxore proximi tui non coibis
20-10 Si mœchatus quis fuerit cum uxore alterius
-14 Qui supra uxorem filiam, duxerit matrem e.
-20 Qui coierit cum uxore patrui vel avunculi
-21 Qui duxerit uxorem fratris sui, rem facit
21- 7 Scort. et vile prostibul. non ducent uxorem

Levit. 21-13 Virginem ducet uxorem
Num. 5-12 Vir, cujus uxor erraverit, maritumque
-14 Concitaverit virum contra uxorem suam
12- 1 Propter uxorem ejus Æthiopissam
14- 3 Et uxores ac liberi nostri ducantur captivi
16-27 Stabant in introitu..cum uxoribus et liberis
26-59 Qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi
30-11 Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit
-17 Quas constituit Dominus Moysi, inter virum et uxorem
36- 3 Si alterius tribus homin. uxores acceperint
- 7 Omnes enim viri ducent uxores de tribu
Deut. 3-19 Absque uxoribus, et parvulis, atq. jumentis
5-21 Non concupisces uxorem proximi tui
13- 6 Sive uxor quæ est in sinu tuo
17-17 Non habebit uxores plurimas, quæ alliciant
20- 7 Quis est homo qui despondit uxorem
21-11 Adamaveris eam, voluerisq. habere uxorem
-13 Dormiesque cum illa, et erit uxor tua
-15 Si habuerit homo uxores duas
22-13 Si duxerit vir uxorem, et postea odio hab.
-14 Et dixerit : Uxorem hanc accepi
-16 Dicet pater : Filiam meam dedi huic uxorem
-19 Habebitq. eam uxorem, et non poterit dim.
-22 Si dormierit vir cum uxore alterius
-24 Vir quia humiliavit uxorem proximi sui
-29 Et habebit eam uxorem, quia humiliavit
-30 Non accipiet homo uxorem patris sui
24- 1 Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam
- 4 Non poterit prior maritus recipere eam in uxorem
5 Cum acceperit homo nuper uxorem
Ut uno anno lætetur cum uxore sua
25- 5 Uxor defuncti non nubet alteri
- 7 Sin a. noluerit accipere uxorem fratris sui
- 8 Si responderit : Nolo eam uxorem accipere
-11 Volensque uxor alterius eruere virum suum
27-20 Maledictus qui dormit cum uxore patris sui
28-30 Uxorem accipias, et alius dormiat cum ea
-54 Invidebit... et uxori, quæ cubat in sinu suo
29-11 Uxores vest., et advena qui tecum moratur
Josue. 1-14 Uxores vestræ, et filii, ac jumenta, maneb.
15-16 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
-17 Deditque ei Axam filiam suam uxorem
Judic. 1-12 Dabo ei Axam filiam meam uxorem
3- 6 Et duxerunt uxores filias eorum
4- 4 Erat a. Debbora prophetis uxor Lapidoth
-17 Pervenit ad tentorium Jahel uxoris Haber
-21 Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum tabernaculi
5-24 Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber
-29 Una sapientior cæteris uxoribus ejus
8-30 Eo quod plures haberet uxores
11- 2 Habuit a. Galaad uxorem, de qua suscepit
12- 9 Et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores
13- 2 Nomine Manuë, habens uxorem sterilem
- 9 Et apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus
-11 Qui surrexit, et secutus est uxorem suam
-13 Ab omnibus, quæ locutus sum uxori tuæ
-19 Ipse autem et uxor ejus intuebantur
-20 Quod cum vidissent Manuë et uxor ejus
-22 Et dixit ad uxorem suam : Morte moriemur
14- 2 Quam, quæso, ut mihi accipiatis uxorem
- 3 Quia vis accipere uxorem de Philisthiim
-15 Dixerunt ad uxorem Samson : Blandire viro
-20 Uxor autem ejus accepit maritum unum
15- 1 Venit Samson, invisere volens uxorem suam
- 2 Et pulchrior illa est, sit tibi pro ea uxor
- 6 Quia tulit uxorem ejus, et alteri tradidit
19- 1 Qui accepit uxorem de Bethlehem Juda
- 9 Ut pergeret cum uxore sua et puero
-29 Et cadaver uxoris cum ossibus suis
20- 4 Veni in Gabaa Benjamin cum uxore mea
- 5 Et uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes
21- 1 Dabit filiis Benjamin de filiabus suis uxorem
- 7 Unde uxores accipient ?
-10 Tam uxores quam parvulos eorum
-14 Et datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes
-16 Quid faciemus reliquis, qui non acceperunt uxores ?
-18 Maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem Benjamin
-21 Et rapite ex eis singuli uxores singulas
-23 Rapuerunt... uxores singulas
Ruth. 1- 1 In regione Moabitide cum uxore sua
- 2 Vocabatur Elimelech, et uxor ejus Noëmi
- 4 Qui acceperunt uxores Moabitidas
4- 5 Ruth q. Moabitidem quæ uxor defuncti fuit
-10 Et Ruth Moabitidem uxorem Mahalon
-13 Tulit itaque Booz Ruth, et accepit uxorem
1 Reg. 1- 2 Et habuit duas uxores, nomen uni Anna
- 4 Deditque Phenennæ uxori suæ
-19 Cognovit a. Elcana Annam uxorem suam
2-20 Et benedixit Heli Elcanæ et uxori ejus

1 Reg. 4-19 Nurus autem ejus, uxor Phinees
14-50 Nomen uxoris Saül, Achinoam filia Achim.
18-17 Ipsam dabo tibi uxorem
-19 Data est Hadrieli Molathitæ uxor
-27 Dedit itaque Saül ei Michol filiam s. uxorem
19-11 Quod cum annuntiasset David Michol uxor
25- 3 Et nomen uxoris ejus Abigaïl
- 4 Abigaïl autem uxori Nabal nuntiavit unus
-37 Indicavit ei uxor sua verba hæc
-39 Ut sumeret eam sibi in uxorem
-40 Ut accipiat te sibi in uxorem
-42 Secuta est nuntios Dav. : et facta est illi uxor
-43 Et fuit utraque uxor ejus
-44 Saül a. dedit Michol filiam s., uxorem David
27- 3 Et David, et duæ uxores ejus, Achinoam Jezrahelitis, et Abigaïl uxor Nabal Carm.
30- 3 Et uxores suas, et filios suos, et filias ductas
- 5 Siquidem et duæ uxores David captivæ
Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
-18 Et duas uxores suas eruit
-22 Sed sufficiat unicuique uxor sua et filii
2 Reg. 2- 2 Ascendit ergo David, et duæ uxores ejus
Et Abigaïl uxor Nabal Carmeli
3- 3 Cheleab de Abigaïl uxore Nabal Carmeli
- 5 Sextus q. Jethraam, de Egla uxore David
-14 Dicens : Redde uxorem meam Michol
5-13 Accepit ergo David adhuc... uxores de Jer.
11- 3 Filia Eliam, uxor Uriæ Hethæi
-11 Ut comedam.. et dormiam cum uxore mea
-26 Audivit a. uxor Uriæ, quod mortuus esset
-27 Et facta est ei uxor, peperitque ei filium
12- 8 Et uxores domini tui in sinu tuo
- 9 Et uxorem illius accepisti in uxorem tibi
-10 Tuleris uxorem Uriæ Hethæi, ut esset uxor
-11 Et tollam uxores tuas in oculis tuis
Et dormiet cum uxoribus tuis
-15 Parvulum, quem pepererat uxor Uriæ Dav.
-24 Consolatus est David Bethsabee uxorem s.
19- 5 Et animam uxorum tuarum, et animam
3 Reg. 2-17 Ut det mihi Abisag Sunamitidem uxorem
-21 Abisag Sunamitis Adoniæ fratri tuo uxor
4-11 Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem
7- 8 Quam uxorem duxerat Salomon
9-16 Dedit eam in dotem filiæ suæ uxori Salom.
11- 3 Fueruntque ei uxores quasi reginæ septing.
- 8 Fecit universis uxoribus suis alienigenis
-19 In tantum ut daret ei uxorem, sororem uxoris suæ germanam Taphnes reginæ
14- 2 Dixitque Jeroboam uxori suæ : Surge
Ne cognoscaris quod sis uxor Jeroboam
- 4 Fecit, ut dixerat, uxor Jeroboam
- 5 Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat
- 6 Et ait : Ingredere, uxor Jeroboam
-17 Surrexit itaque uxor Jeroboam, et abiit
16-31 Insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethb.
20- 3 Et uxores tuæ, et filii tui optimi, mei sunt
- 5 Et uxores tuas, et filios tuos dabis mihi
- 7 Misit enim ad me pro uxoribus meis
21- 5 Ingressa est autem ad eum Jezabel uxor sua
- 7 Dixit ergo ad eum Jezabel uxor ejus
-25 Concitavit enim eum Jezabel uxor sua
4 Reg. 4- 1 Mulier a. quædam de uxoribus prophetar.
5- 2 Quæ erat in obsequio uxoris Naaman
8-18 Filia enim Achab erat uxor ejus
14- 9 Da filiam tuam filio meo uxorem
22-14 Ad Holdam prophetidem, uxorem Sellum
24-15 Transtulit... matrem regis et uxores regis
1 Par. 1-50 Et appellata est uxor ejus Meetabel filia
2-18 Accepit uxorem nomine Azuba
-19 Accepit uxorem Caleb Ephratha
-24 Habuit quoque Hesron uxorem Abia
-26 Duxit quoque uxorem alteram Jerameel
-29 Nomen vero uxoris Abisur, Abihaïl
-35 Deditque ei filiam suam uxorem
3- 3 Sextum Jethraham de Egla uxore sua
4- 5 Assur vero patri Thecuæ erant duæ uxores
-18 Uxor quoque ejus Judaïa peperit Jared
-19 Et filii uxoris Odaiæ sororis Naham
7- 4 Multas enim habuerunt uxores et filios
-15 Machir autem accepit uxores filiis suis
-16 Et peperit Maacha uxor Machir filium
-23 Ingressusque est ad uxorem suam
8- 8 Postquam dimisit Husim et Bara uxores s.
- 9 Genuit autem de Hodes uxore sua Jobab
-29 Et nomen uxoris ejus Maacha
9-35 Et nomen uxoris ejus Maacha
14- 3 Accepit quoque David alias uxores in Jer.
2 Par. 8-11 Non habitabit uxor mea in domo David
11-18 Duxit autem Roboam uxorem Mahalath
-21 Super omnes uxores suas et concubinas : nam uxores decem et octo duxerat
-23 Præbuitque eis escas plurimas, et multas petivit uxores
13-21 Igitur Abia... accepit uxores quatuordecim
20-13 Cum parvulis, et uxoribus, et liberis suis

2 Par. 21- 6 Filia quippe Achab erat uxor ejus
-14 Cum populo tuo, et filiis, et uxoribus tuis
-17 Insuper et filios ejus, et uxores
22-11 Erat filia regis Joram, uxor Joiadæ pontificis
24- 3 Accepit autem ei Joiada uxores duas
25-18 Da filiam tuam filio meo uxorem
31-18 Tam uxoribus, quam liberis eorum utriusq.
34-22 Ad Oldam prophetidem uxorem Sellum
1 Esdr. 2-61 Accepit de filiabus Berzellaï Galaad. uxorem
10- 2 Et duximus uxores alienigenas de populo
- 3 Ut projiciamus universas uxores
-10 Et duxistis uxores alienigenas
-11 Separamini... et ab uxoribus alienigenis
-14 Qui duxerunt uxores alienigenas, veniant
-17 Omnes viri, qui duxerant uxores alienigenas
-18 De filiis sacerd. qui duxerant uxores alien.
-19 Dederunt manus suas ut ejicerent uxores s.
-44 Omnes hi acceperant uxores alienigenas
2 Esdr. 4-14 Et pugnate pro fratribus... et uxoribus v.
5- 1 Factus est clamor populi et uxorum ejus
7-63 Accepit de filiabus Berzellaï Galaad. uxorem
10-28 Uxores eorum, filii eorum, et filiæ eorum
12-42 Sed et uxores eorum et liberi gavisi sunt
13-23 Vidi Judæos ducentes uxores Azotidas
-27 Et ducamus uxores peregrinas
Tobiæ. 1- 9 Accepit uxorem Annam de tribu sua
-11 Devenisset cum uxore sua et filio in civit.
-23 Et cum uxore fugiens, nudus latuit
2-19 Anna vero uxor ejus ibat ad opus textrinum
-22 Ad hæc uxor ejus irata respondit: Manifeste
4-13 Et præter uxorem tuam nunquam patiaris
6-13 Et dabit tibi eam in uxorem
7- 2 Intuensq. Tobiam Raguël, dixit Annæ uxori
- 8 Et Anna uxor ejus, et Sara... lacrymatæ
-18 Vocavitque Raguël ad se Annam uxorem s.
8-13 Reversus Raguël ad uxorem suam, dixit ei
-16 Raguël videlicet et Anna uxor ejus
-21 Uxori a. suæ dixit ut instrueret convivium
9-10 Et dicatur benedictio super uxorem tuam
10- 3 Et Anna uxor ejus cum eo
11-11 Et suscipiens osculatus est eum cum uxore s.
-16 Et uxor ejus, et omnes qui sciebant eum
-18 Ingressa est... Sara uxor filii ejus
Pecora, et cameli, et pecunia multa uxoris
12- 3 Uxorem ipse me habere fecit
-14 Saram uxorem filii tui a dæmonio liberar.
14-14 Tobias abscessit ex Ninive cum uxore sua
Judith. 4-10 Ne darentur in prædam... et uxores eorum
7-16 Cum viderimus uxores nostras et infantes
Esth. 1-20 Et cunctæ uxores, tam majorum, quam
5-10 Convoc. ad se amicos suos et Zares uxorem
-14 Responderuntque ei, Zares uxor ejus
6-13 Narravitque Zares uxori suæ et amicis
Sapientes, quos habebat in consilio..et uxor
10- 6 Esther est, quam rex accepit uxorem
Job. 2- 9 Dixit a. illi uxor sua: Adhuc tu permanes
19-17 Halitum meum exhorruit uxor mea
31-10 Scortum alterius sit uxor mea
Psal. 108- 9 Fiant filii ejus orphani: et uxor ejus vidua
127- 3 Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus
Prov. 19-14 A Domino autem proprie uxor prudens
Eccle. 9- 9 Perfruere vita cum uxore, quam diligis
Isai. 13-16 Et uxores eorum violabuntur
54- 6 Et uxorem ab adolescentia abjectam
Jerem. 3- 1 Vulgo dicitur: Si dimiserit vir uxorem s.
5- 8 Unusq. ad uxorem proximi sui hinniebat
6-12 Transibunt.. ad alteros, agri et uxores parit.
14-16 Ipsi et uxores eorum, filii et filiæ eorum
Jerem. 16- 2 Non accipies uxorem, et non erunt tibi filii
18-21 Fiant uxores eorum absque liberis
29- 6 Accipite uxores, et generate filios et filias:
et date filiis vestris uxores
-23 Et mœchati sunt in uxores amicorum suor.
38-23 Et omnes uxores tuæ et filii tui educentur
44- 9 Numquid obliti estis... et mala uxorum ejus
Et mala vestra, et mala uxorum vestrarum
-15 Quod sacrificarent uxores eorum diis alienis
-25 Vos, et uxores vestræ, locuti estis ore vest.
Baruc. 6-32 Et vestiunt uxores suas, et filios suos
Ezech. 18- 6 Et uxorem proximi sui non violaverit
-11 Et uxorem proximi sui polluentem
-15 Et uxorem proximi sui non violaverit
22-11 In uxorem proximi sui operatus est abomin.
24-18 Et mortua est uxor mea vespere
33-26 Et unusquisque uxorem proximi sui polluit
44-22 Viduam et repudiat. non accipient uxores
Dan. 5- 2 Ut biberent in eis... uxoresque ejus
- 3 Et biberunt in eis... uxores et concubinæ
-23 Uxores tuæ, et concubinæ tuæ, vin. bibistis
6-24 In lacum leonum missi sunt ipsi...et uxores
13- 2 Et accepit uxorem nomine Susannam
-29 Mittite ad Susannam filiam Helciæ uxorem
-63 Helcias a. et uxor ejus laudaverunt Deum
14- 9 Exceptis uxoribus, et parvulis, et filiis
-14 Uxores et filii eorum: et comederunt omnia
-20 Apprehendit sacerdotes, et uxores, et filios
Osee. 1- 2 Vade, sume tibi uxorem fornicationum
2- 2 Quoniam ipsa non uxor mea, et ego non vir
12-12 Et servivit Israël in uxorem, et in uxorem
servavit
Amos. 7-17 Dicit Do.: Uxor tua in civitate fornicabitur
Malac. 2-14 Testificatus est inter te et uxorem pubert.
Et hæc particeps tua, et uxor fœderis tui
-15 Et uxorem adolescentiæ tuæ noli despicere
1 Mac. 2-38 Et mortui sunt ipsi, et uxores eorum
3-20 Ut disperdant nos et uxores nostras
-56 Ædificabant domos, et sponsabant uxores
5-13 Et captivas duxerunt uxores eorum
-23 Cum uxoribus, et natis, et omnibus
-45 Congregavit Judas...uxores eorum, et natos
8-10 Et captivas duxerunt uxores eorum
10-54 Et da mihi filiam tuam uxorem
13- 6 Vindicabo..natos quoque nostros, et uxores
-45 Ascenderunt... cum uxoribus et filiis supra
2 Mac. 12- 3 Ascendere scaphas... cum uxoribus et filiis
14-25 Rogavitque eum ducere uxorem
15-18 Erat enim pro uxoribus et filiis
Matth. 5-31 Quicumque dimiserit uxorem suam
-32 Omnis qui dimiserit uxorem suam
14- 3 Propter Herodiadem uxorem fratris sui
18-25 Jussit.. venumdari, et uxorem ejus, et filios
19- 3 Si licet homini dimittere uxorem suam
- 5 Et adhærebit uxori suæ, et erunt duo
- 8 Permisit vobis dimittere uxores vestras
- 9 Quia quicumque dimiserit uxorem suam
-10 Si ita est causa hominis cum uxore
-29 Aut uxorem, aut filios, aut agros
22-24 Ut ducat frater ejus uxorem illius
-25 Et primus, uxore ducta, defunctus est
Reliquit uxorem suam fratri suo
-28 In resurrectione ergo cujus erit de sept. uxor
27-19 Misit ad eum uxor ejus, dicens: Nihil tibi
Marc. 6-17 Propter Herodiadem uxorem Philippi frat.
-18 Non licet tibi habere uxorem fratris tui
10- 2 Si licet viro uxorem dimittere
- 7 Et adhærebit ad uxorem suam
Marc. 10-11 Quicumque dimiserit uxorem suam
-12 Et si uxor dimiserit virum suum
12-19 Frater mortuus fuerit, et dimiserit uxorem
Accipiat frater ejus uxorem ipsius
-20 Et primus accepit uxorem, et mortuus est
-23 Cum resurrexerint, cujus de his erit uxor?
septem enim habuerunt eam uxorem
Luc. 1- 5 Et uxor illius de filiabus Aaron
-13 Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium
-18 Et uxor mea processit in diebus suis
-24 Post hos a. dies concepit Elisabeth uxor ej.
2- 5 Desponsata sibi uxore prægnante
3-19 Cum corriperetur ab illo de Herodiade
uxore fratris sui
8- 3 Et Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis
14-20 Uxorem duxi, et ideo non possum venire
-26 Et non odit patrem s., et matrem, et uxorem
16-18 Om. qui dimittit uxorem s., et alteram ducit
17-27 Uxores ducebant, et dabantur ad nuptias
-32 Memores estote uxoris Lot
18-29 Qui reliquit..aut fratres, aut uxorem, aut fil.
20-28 Si frater alicuj. mort. fuerit habens uxorem
Ut accipiat eam frater ejus uxorem
-29 Et primus accepit uxorem, et mortuus est
-33 In resurrectione ergo, cujus eor. erit uxor?
Septem habuerunt eam uxorem
-35 Neque nubent, neque ducent uxores
Act. 5- 1 Ananias cum Saphira uxore s. vendidit agr.
- 2 Fraudavit de pretio agri, conscia uxore sua
- 7 Et uxor ipsius nesciens quod factum fuerat
18- 2 Inveniens quemdam Judæum... et Priscil-
lam uxorem ejus
21- 5 Deducentib. nos omnib. cum uxoribus et fil.
24-24 Veniens Felix cum Drusilla uxore sua
1 Cor. 5- 1 Ita ut uxorem patris sui aliquis habeat
7- 2 Unusquisque suam uxorem habeat
- 3 Uxori vir debitum reddat: similiter autem
et uxor viro
-10 Præcipio... uxorem a viro non discedere
-11 Et vir uxorem non dimittat
-12 Si quis frater uxorem habet infidelem
-27 Alligatus es uxori? noli quærere solutionem
Solutus es ab uxore? noli quærere uxorem
-28 Si autem acceperis uxorem, non peccasti
-29 Qui habent uxores, tanquam non habentes
-32 Qui sine uxore est, sollicitus est quæ Dom.s.
-33 Qui autem cum uxore est, sollicitus est quæ
sunt mundi, quomodo placeat uxori
Ephes. 5-25 Viri, diligite uxores vestras
-28 Viri debent diligere uxores suas ut corpora
Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit
-31 Et adhærebit uxori suæ: et erunt duo
-33 Unusquisque uxorem suam sicut se ipsum
diligat: uxor autem timeat virum suum
Colos. 3-19 Viri, diligite uxores vestras
1 Tim. 3- 2 Unius uxoris virum, sobrium, prudentem
-12 Diaconi sint unius uxoris viri
5- 9 Quæ fuerit unius viri uxor
Tit. 1- 6 Unius uxoris vir, filios habens fideles
Apoc. 19- 7 Et uxor ejus præparavit se
21- 9 Veni, et ostendam tibi sponsam uxorem Agni

UZAL.

Filius sextus Jectan filii Heber. Regionem Arabiæ Felicis Meridionalem occupavit.

Gen. 10-27 Et Aduram, et Uzal, et Decla
1 Par. 1-21 Adoram quoque, et Uzal, et Decla

V

VACCA.

Gen. 15- 9 Sume, inquit, mihi vaccam triennem
32-15 Vaccas quadraginta, et tauros viginti
Num. 19- 2 Ut adducant ad te vaccam rufam ætatis int.
- 6 Mittet in flammam, quæ vaccam vorat
- 9 Colliget autem vir mundus cineres vaccæ
Quia pro peccato vacca combusta est
-10 Cumq. laverit, qui vaccæ portaverat cineres
1 Reg. 6- 7 Et duas vaccas fœtas... jungite in plaustro
-10 Et tollentes duas vaccas, quæ lactabant
-12 Ibant autem in directum vaccæ, per viam
-14 Vaccasq. imposuerunt super ea holocaust.
Tobiæ. 8-22 Duas quoque pingues vaccas... occidi fecit
10-10 In camelis, et in vaccis, et in pecunia multa
Job. 21-10 Vacca peperit, et non est privata fœtu suo
Psal. 67-31 Congregatio taurorum in vaccis populorum
Eccli. 38-27 Et vigilia ejus in sagina vaccarum
Isai. 7-21 Nutriet homo vaccam boum et duas oves
Osee. 4-16 Sicut vacca lasciviens declinavit Israël
10- 5 Vaccas Bethaven coluerunt habitatore
Amos. 4- 1 Audite verbum hoc vaccæ pingues

VACILLO.

Job. 4- 4 Vacillantes confirmaverunt sermones tui

Isai. 29- 9 Admiramini, fluctuate, et vacillate

VACO.

Exod. 5- 8 Vacant e., et idcirco vociferantur, dicentes
-17 Vacatis otio, et idcirco dicitis : Eamus
Deut. 21-20 Comessationibus vacat, et luxuriæ, atque conviviis
24- 5 Sed vacabit absque culpa domi suæ
Judic. 5-17 Galaad... quiescebat, et Dan vacabat nav.
2 *Par.* 31- 4 Et Levitis, ut possent vacare legi Domini
Tobiæ. 6-17 Suæ libidini ita vacent, sicut equus et mulus
-18 Et nihil aliud, nisi orationib. vacabis cum ea
Esth. 9-17 In eo omni tempore deinceps vacarent epulis
Psal. 45-11 Vacate, et videte quoniam ego sum Deus
Prov. 23-21 Quia vacantes potibus, et dantes symbola
Eccli. 33-28 Mitte illum in operationem, ne vacet
39- 1 Exquiret sapiens, et in prophetis vacabit
Matth. 12-44 Et veniens invenit eam vacantem
Act. 17-21 Ad nihil aliud vacabant, nisi aut dicere
1 *Cor.* 7- 5 Ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi
Hebr. 8- 7 Nam si illud prius culpa vacasset

VACUEFACTUS.

Job. 14-11 Quomodo si... fluvius vacuefactus arescat

VACUITAS.

Sap. 13-13 Sculpat diligenter per vacuitatem suam
Eccli. 38-25 Sapientia scribæ in tempore vacuitatis

VACUUS, A, UM.

Gen. 1- 2 Terra autem erat inanis et vacua
Exod. 3-21 Et cum egrediemini, non exibitis vacui
23-15 Non apparebis in conspectu meo vacuus
34-20 Nec apparebis in conspectu meo vacuus
38- 7 Altare... cavum ex tabulis, et intus vacuum
Deut. 15-13 Nequaquam vacuum abire patieris
16-16 Non apparebit ante Dominum vacuus
Judic. 7-16 Lagenasque vacuas ac lampades in medio
Ruth. 1-21 Egressa sum plena, et vacuam reduxit me
3-17 Ait : Nolo vacuam te reverti ad socrum t.
1 *Reg.* 6- 3 Nolite dimittere eam vacuam
20-25 Vacuusque apparuit locus David
-27 Rursus apparuit vacuus locus David
4 *Reg.* 4- 3 Vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa vacua non pauca
2 *Esdr.* 5-13 Sic excutiatur, et vacuus fiat
Judith. 1-11 Contradixerunt, et remiserunt eos vacuos
Job. 6-18 Ambulabunt in vacuum, et peribunt
7- 3 Sic et ego habui menses vacuos, et noctes
22- 9 Viduas dimisisti vacuas, et lacertos pupill.
26- 7 Qui extendit Aquilonem super vacuum
Prov. 14- 4 Ubi non sunt boves præsepe vacuum est
Sap. 1-11 Quoniam sermo obscurus in vacuum non ibit
3-11 Et vacua est spes illorum, et labores
14- 5 Sed ut non essent vacua sapientiæ tuæ opera
Eccli. 23-14 Et si in vacuum juraverit, non justificabitur
29-12 Propt. inopiam ej. ne dimittas eum vacuum
35- 6 Non apparebis ante conspect. Do. vacuus
Isai. 29- 8 Fuerit expergefactus, vacua est anima ejus Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est
32- 6 Et vacuam faciat animam esurientis
49- 4 Et ego dixi : In vacuum laboravi, sine causa
55-11 Non revertetur ad me vacuum
Jerem. 4-23 Aspexi terram, et ecce vacua erat, et nihili
14- 3 Reportaverunt vasa sua vacua
50- 9 Sagitta ejus... non revertetur vacua
Ezech. 24-11 Pone quoque eam super prunas vacuam
Habac. 2-13 Laborabunt... gentes in vacuum, et defic.
Marc. 12- 3 Eum ceciderunt, et dimiserunt vacuum
1 *Cor.* 15-10 Et gratia ejus in me vacua non fuit
16-12 Veniet autem, cum ei vacuum fuerit
2 *Cor.* 6- 1 Ne in vacuum gratiam Dei recipiatis
Galat. 2- 2 Ne forte in vacuum currerem, aut cucurr.
Philip. 2-16 Quia non in vacuum cucurri, neque in vacuum laboravi
2 *Petr.* 1- 8 Non vacuos, nec sine fructu vos constituent

VADO.

Gen. 2-14 Tigris : ipse vadit contra Assyrios
12- 9 Perrexitq. Abram vadens, et ultra progred.
-19 Igitur ecce conjux tua, accipe eam, et vade
15- 2 Quid dabis mihi ? ego vadam absque liberis
16- 8 Agar ancilla Sarai, unde venis? et quo vadis?
22- 2 Tolle filium t... et vade in terram visionis
24-49 Ut vadam ad dexteram, sive ad sinistram
-54 Dimittite me, ut vadam ad Dominum meum
-58 Vis ire cum homine isto? Quæ ait : Vadam
28- 2 Sed vade, et proficiscere in Mesopotamiam
32-17 Interrogaverit te, Cujus es? aut, Quo vadis?
37-14 Ait ei : Vade, et vide si cuncta prospera sint
45-28 Vadam, et videbo illum antequam moriar
Exod. 2- 7 Cui soror pueri : Vis, inquit, ut vadam
- 8 Respondit : Vade. Perrexit puella, et vocav.
3- 3 Vadam, et videbo visionem hanc magnam
-11 Quis sum ego ut vadam ad Pharaonem
Exod. 3-13 Ecce ego vadam ad filios Israël, et dicam
-16 Vade, et congrega seniores Israël, et dices
4-18 Vadam et revertar ad fratres meos in Ægyp. Cui ait Jethro : Vade in pace
-19 Vade, et revertere in Ægyptum : mortui s.
-27 Vade, in occursum Moysi in desertum
5- 7 Sed ipsi vadant, et colligant stipulas
7-15 Vade ad eum mane, ecce egredietur ad aq.
17- 5 Et virgam... tolle in manu tua, et vade
19-10 Vade ad populum, et sanctifica illos hodie
32- 7 Vade, descende : peccavit populus tuus
-34 Tu autem vade, et duc populum istum
33- 1 Vade, ascende de loco isto tu, et populus t.
Num. 10-30 Cui ille respondit : Non vadam tecum
22-20 Vener. homines isti, surge, et vade cum eis
-34 Et nunc si displicet tibi ut vadam, revertar
-35 Ait Angelus : Vade cum istis, et cave
23- 3 Sta paulisper juxta holoc. t. donec vadam
Deut. 5-30 Vade et dic eis : Revertimini in tentoria v.
10-11 Dixitque mihi : Vade, et præcede populum
16- 7 Maneq. consurgens vades in tabernacula t.
17- 3 Ut vadant, et serviant diis alienis
20- 5 Vadat, et revertatur in domum suam
- 6 Vadat, et revertatur in domum suam
- 7 Vadat, et revertatur in domum suam
- 8 Vadat, et revertatur in domum suam
29-18 Ut vadat, et serviat diis illarum gentium
Judic. 4- 6 Vade, et duc exercitum in montem Thabor
- 8 Si venis mecum, vadam : si nolueris venire
6-14 Vade in hac fortitudine tua, et liberabis Isr.
7- 4 De quo dixero tibi ut tec. vadat, ipse pergat
11-38 Cui ille respondit : Vade. Et dimisit eam
12- 1 Quare vadens ad pugn. contra filios Ammon
17- 9 Et vado ut habitem ubi potuero
19- 9 Cras proficisceris, ut vadas in domum tuam
-17 Et dixit ad eum : Unde venis ? et quo vadis ?
-18 Et nunc vadimus ad domum Dei
Ruth. 1-15 Ad populum s., et ad deos s., vade cum ea
2- 2 Si jubes, vadam in agrum, et colligam spicas Cui illa respondit : Vade, filia mea
- 8 Audi, filia, ne vadas in alterum agrum
- 9 Sed et. si sitieris, vade ad sarcinulas, et bibe
1 *Reg.* 1-17 Tunc Heli ait ei : Vade in pace
-22 Non vadam, donec ablactetur infans
3- 9 Et ait ad Samuëlem : Vade, et dormi
6- 8 Et dimittite eam, ut vadat
8-22 Vadat unusquisque in civitatem suam
9- 3 Tolle tecum unum de pueris, et consurgens vade
- 9 Unusquisque vadens consulere Deum
15- 3 Nunc ergo vade, et percute Amalec
-18 Et ait : Vade, et interfice peccatores Amalec
16- 2 Et ait Samuel : Quomodo vadam ? audiet
17-32 Ego servus tuus vadam, et pugnabo
-36 Nunc vadam, et auferam opprobrium pop.
-37 Saül ad David : Vade, et Dominus tecum sit
20-13 Ut vadas in pace, et sit Dominus tecum
-21 Dicens ei : Vade, et affer mihi sagittas
-22 Vade in pace, quia dimisit te Dominus
-29 Vadam cito, et videbo fratres meos
-36 Vade, et affer mihi sagittas, quas ego jacio
-40 Et dixit ei : Vade, et defer in civitatem
-42 Dixit ergo Jonathas ad David : Vade in pace
22- 5 Proficiscere, et vade in terram Juda
23- 2 Num vadam, et percutiam Philisth. istos ? Ait Dominus ad David : Vade, et percuties
- 4 Respondens ait ei : Surge, et vade in Ceïlam
-23 Revertimini ad me... ut vadam vobiscum
25-35 Dixitque ei : Vade pacifice in domum tuam
26-19 Dicentes : Vade, servi diis alienis
28- 7 Et vadam ad eam, et sciscitabor per illam
29- 7 Revertere ergo, et vade in pace
2 *Reg.* 2-21 Vade ad dexteram, sive ad sinistram
3-16 Et dixit ad eum Abner : Vade, et revertere
7- 3 Omne quod est in corde tuo, vade, fac
- 5 Vade, et loquere ad servum meum David
11- 8 Vade in domum tuam, et lava pedes tuos
12-23 Ego vadam magis ad eum : ille vero non rev.
13-15 Dixitque ei Ammon : Surge, et vade
-26 Ad eum rex : Non est necesse ut vadat tec.
14- 8 Vade in domum tuam, et ego jubebo pro te
-21 Vade ergo, et revoca puerum Absalom
15- 7 Vadam, et reddam vota mea, quæ vovi Do.
- 9 Dixitque ei rex David : Vade in pace
-20 Ego a. vadam quo iturus sum : revertere
16- 9 Vadam, et amputabo caput ejus
18-21 Et ait Joab Chusi : Vade, et nuntia regi
-33 Et sic loquebatur, vadens : Fili mi Absalom
19-37 Chamaam, ipse vadat tecum, domine mi
24- 1 In eis dicentem : Vade, numera Isr. et Judam
-12 Vade, et loquere ad David : Hæc dicit Dom.
3 *Reg.* 1-13 Vade, et ingredere ad regem David, et dic ei
-53 Dixitque ei Salomon : Vade in domum tuam
2-26 Dixit rex : Vade in Anathoth ad agrum t.
-29 Misitq. Salomon..dicens : Vade, interfice e.
3 *Reg.* 11-21 Dimitte me, ut vadam in terram meam
12-16 Vade in tabernacula t., Isr., nunc vide dom.
14- 2 Et vade in Silo, ubi est Ahias propheta
- 3 Tolle quoque... vas mellis, et vade ad illum
- 7 Vade, et dic Jeroboam : Hæc dicit Dominus
-12 [illegible] igitur surge, et vade in domum tuam
17- 3 [illegible]cede hinc, et vade contra Orientem
- 9 [illegible]ge, et vade in Sarephta Sidoniorum
-13 [illegible] timere, sed vade, et fac sicut dixisti
18- 1 Vade, et ostende te Achab, ut dem pluviam
- 5 Vade in terram ad universos fontes aquar.
- 8 Respondit : Ego. Vade, et dic domino tuo
-11 Vade, et dic domino tuo : Adest Elias
-14 Vade, et dic domino tuo : Adest Elias
19-15 Vade, et revertere in viam t. per desertum
-20 Dixitque ei : Vade, et revertere
20-22 Dixit ei : Vade, et confortare, et scito, et vide
22-12 Ascende in Ramoth Gal., et vade prospere
-15 Ille respondit : Ascende, et vade prospere
-50 Vadant servi mei cum servis tuis in navibus
4 *Reg.* 3-13 Vade ad prophetas patris tui et matris tuæ
4- 3 Cui ait : Vade, pete mutuo ab om. vicinis t.
- 7 Et ille, Vade, inquit, vende oleum, et redde
-23 Qui ait illi : Quam ob causam vadis ad eum ?
Quæ respondit : Vadam
-26 Vade ergo in occursum ejus, et dic ei
-29 Tolle baculum meum in manu tua, et vade
5- 5 Vade, et mittam litteras ad regem Israël
-10 Dicens : Vade, et lavare septies in Jordane
-19 Qui dixit ei : Vade in pace. Abiit ergo ab eo
6-22 Et bibant, et vadant ad dominum suum
8- 1 Surge, vade tu et domus tua, et peregrinare
- 2 Et vadens cum domo sua, peregrinata est
- 8 Et vade in occursum viri Dei, et consule
-10 Dixitq. ei Eliseus : Vade, dic ei : Sanaberis
9- 1 Tolle lenticulam..et vade in Ramoth Galaad
-15 De civitate, ne vadat, et nuntiet in Jezrahel
-17 Et dicat vadens : Recte-ne sunt omnia ?
17-27 Et vadat, et habitet cum eis : et doceat eos
22- 4 Vade ad Helciam sacerdotem magnum
1 *Par.* 11- 9 Proficiebatque David, vadens et crescens
17- 4 Vade, et loquere David servo meo
-11 Impleveris dies tuos ut vadas ad patres t.
21-10 Vade, et loquere ad David, et dic ei
2 *Par.* 18-29 Mutabo habitum, et sic ad pugnam vadam
1 *Esdr.* 5-15 Hæc vasa tolle, et vade, et pone ea in templo
7-13 Et de Levitis, ire in Jerusalem, tecum vadat
Tobiæ. 2- 2 Dixit filio suo : Vade, et adduc aliquos
9- 3 Vadas ad Gabelum in Rages civitatem Med.
Judith. 8-34 Vade in pace, et Dominus sit tecum
10-11 Dicentes : Unde venis? aut quo vadis ?
-13 Dicens : Vadam ad faciem principis Holof.
12-10 Vade, et suade Hebræam illam, ut sponte
Esth. 4-16 Vade, et congrega omnes Judæos
Job. 10-21 Anteq. vadam, et non revertar ad terram
20-25 Vadent, et venient super eum horribiles
Psal. 77-39 Spiritus vadens, et non rediens
Prov. 3-28 Ne dicas amico tuo : Vade, et revertere
6- 6 Vade ad formicam, o piger, et considera
14- 7 Vade contra virum stultum, et nescit labia
26- 2 Sicut avis... et passer quo libet vadens
Eccle. 2- 1 Vadam, et affluam deliciis, et fruar bonis
9- 7 Vade ergo, et comede in lætitia panem t.
Cant. 4- 6 Vadam ad montem myrrhæ et ad collem
Eccli. 8-18 Ipse e. secundum voluntatem suam vadit
12-11 Et si humiliatus vadat curvus, adjice anim.
14-23 Vadens post illam quasi investigator
17-25 In partes vade sæculi sancti, cum vivis
Isai. 6- 9 Dixit : Vade, et dices populo huic : Audite
8- 6 Aquas Siloë, quæ vadunt cum silentio
20- 2 Dicens : Vade, et solve saccum de lumbis t. Et fecit sic, vadens nudus, et discalceatus
21- 6 Mihi Dominus : Vade, et pone speculatorem
22-15 Vade, ingredere ad eum qui habitat in tab.
26-20 Vade, populus meus, intra in cubicula tua
28-13 Ut vadant, et cadant retrors., et conterantur
38- 5 Vade, et dic Ezechiæ : Hæc dicit Dominus
-10 In dimidio dier. m. vadam ad portas inferi
Jerem. 2- 2 Vade, et clama in auribus Jerusal., dicens
3-12 Vade, et clama sermones istos contra Aquil.
8- 6 Quasi equus impetu vadens ad prælium
13- 1 Vade, et posside tibi lumbare lineum
- 4 Surgens, vade ad Euphraten, et absconde ibi
- 6 Dixit Dom. ad me : Surge, vade ad Euphrat.
16- 5 Neq. vadas ad plangendum, neq. consoleris
17-19 Vade, et sta in porta filiorum populi
19- 1 Vade, et accipe lagunculam figuli testeam
28-13 Vade, et dices Hananiæ : Hæc dicit Dom.
31- 2 Vadet ad requiem suam Israel
34- 2 Vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda
35- 2 Vade ad domum Rechabitar., et loquere eis
-13 Vade, et dic viris Juda et habitatorib. Jer.
36-19 Vade, et abscondere tu et Jeremias
39-16 Vade, et dic Abdemelech Æthiopi, dicens
40- 4 Et quo placuerit tibi ut vadas, illuc perge

Jerem. 40- 5 Vel quocumq. placuerit tibi ut vadas, vade
44-14 Qui vadunt ut peregrinentur in terra Æg.
Baruc. 3-33 Emittit lumen, et vadit : et vocavit illud
Ezech. 3- 1 Et vadens loquere ad filios Israel
- 4 Dixit ad me : Fili hom., vade ad domum Isr.
-11 Et vade, ingredere ad transmigrationem
7-14 Et non est qui vadat ad prælium
21-16 Exacuere, vade ad dexteram, sive ad sinist.
Dan. 12- 9 Ait : Vade Daniel, quia clausi s., signatiq.
-13 Tu autem vade ad præfinitum : et requiesces
Osee. 1- 2 Vade : sume tibi uxorem fornicationum
2- 5 Vadam post amatores meos, qui dant panes
- 7 Vadam, et revertar ad virum m. priorem
3- 1 Adhuc vade, et dilige mulierem dilectam
5- 6 Vadent ad quærendum Dominum
-14 Ego, ego capiam, et vadam : tollam, et non
-15 Vadens revertar ad locum meum
Amos. 7-15 Vade, propheta, ad populum meum Israël
Jonæ. 1- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem grand.
- 8 Quæ terra tua ? et quo vadis ?
3- 2 Surge, et vade in Niniven civitatem magnam
Mich. 1- 8 Vadam spoliatus, et nudus : faciam planct.
Zach. 2- 2 Et dixi : Quo tu vadis ? Et dixit ad me
8-21 Et vadant habitatores, unus ad alterum
Vadam etiam ego
9-14 Deus in tuba canet, et vadet in turbine
1 Mac. 5-17 Elige tibi viros, et vade, et libera fratres t.
Matth. 2-20 Dicens : Surge... et vade in terram Israël
4-10 Tunc dicit ei Jesus : Vade, Satana
5-24 Et vade prius reconciliari fratri tuo
-41 Vade cum illo et alia duo
8- 4 Vade, ostende te sacerdoti, et offer munus
- 9 Et dico huic : Vade, et vadit ; et alii : Veni
-13 Vade, et sicut credidisti, fiat tibi
9- 6 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
12-45 Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus
13-44 Abscondit, et præ gaudio illius vadit
15-17 Omne, quod in os intrat, in ventrem vadit
16-23 Vade post me, Satana, scandalum es mihi
17-26 Ut a. non scandalizemus eos, vade ad mare
18-12 Et vadit quærere eam quæ erravit
-15 Vade, et corripe eum inter te et ipsum solum
19-21 Vade, vende quæ habes, et da pauperibus
20-14 Tolle quod tuum est, et vade
21-28 Dixit : Fili, vade hodie, operare in vinea m.
26-24 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum
-36 Sedete hic, donec vadam illuc, et orem
Marc. 1-44 Sed vade, ostende te principi sacerdotum
2-11 Tolle grabatum tuum, et vade in domum t.
5-19 Sed ait illi : Vade in domum tuam ad tuos
-34 Vade in pace, et esto sana a plaga tua
7-19 Sed in ventrem vadit, et in secessum exit
-29 Et ait illi : Propter hunc sermonem vade
8-26 Dicens : Vade in domum tuam
-33 Dicens : Vade retro me, Satana
10-21 Vade, quæcumq. habes vende, et da pauper.
-52 Ait illi : Vade, fides tua te salvum fecit
14-21 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum
16-10 Illa vadens nuntiavit his, qui cum eo fuer.
Luc. 5-14 Sed, Vade, ostende te sacerdoti, et offer
-24 Tolle lectum tuum, et vade in domum tuam
7- 8 Et dico huic : Vade, et vadit ; et alii : Veni
-50 Fides tua te salvam fecit : vade in pace
8-48 Filia, fides tua salvam te fecit : vade in pace
9-60 Tu autem vade, et annuntia regnum Dei
10-37 Et ait illi Jesus : Vade, et tu fac similiter
11-26 Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus
12-58 Cum a. vadis cum adversario tuo ad princip.
13-31 Dicentes illi : Exi, et vade hinc
14-10 Vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo
15- 4 Et vadit ad illam quæ perierat, donec inven.
17-19 Surge, vade : quia fides tua te salvum fecit
22-22 Secundum quod definitum est, vadit
Joan. 3- 8 Sed nescis unde veniat, aut quo vadat
4-16 Dicit ei Jesus : Vade, voca virum t., et veni
-50 Dicit ei Jesus : Vade, filius tuus vivit
7- 3 Transi hinc, et vade in Judæam
-33 Adhuc modic.. et vado ad eum, qui me misit
8-11 Vade, et jam amplius noli peccare
-14 Quia scio unde veni, et quo vado
-21 Ego vado, et quæretis me
Quo ego vado, vos non potestis venire
-22 Quo ego vado, vos non potestis venire
9- 7 Et dixit ei : Vade, lava in natatoria Siloë
-11 Dixit mihi : Vade ad natatoria Siloë, et lava
10- 4 Cum proprias oves emiserit, ante eas vadit
11- 8 Quærebant te Jud. lapidare, et iterum vadis
-11 Dormit : sed vado ut a somno excitem eum
-31 Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi
12-35 Et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat
13- 3 Et quia a Deo exivit, et ad Deum vadit
-33 Quo ego vado, vos non potestis venire
-36 Dicit ei Simon Petrus : Domine, quo vadis ?
Quo ego vado, non potes me modo sequi
14- 2 Dixiss. vobis : Quia vado parare vobis locum

Joan. 14- 4 Et quo ego vado, scitis, et viam scitis
- 5 Dicit ei Thomas : Dom., nescimus quo vadis
-12 Majora h. faciet : quia ego ad Patrem vado
-28 Quia ego dixi vobis : Vado, et venio ad vos
Gauderetis utique, quia vado ad Patrem
16- 5 Et nunc vado ad eum, qui misit me
Et nemo ex vobis interrogat me : Quo vadis?
- 7 Verit. dico vob. : Expedit vobis ut ego vadam
-10 De justitia vero, quia ad Patrem vado
-16 Et videbitis me, quia vado ad Patrem
-17 Et videbitis me, et quia vado ad Patrem
-28 Relinquo mundum, et vado ad Patrem
20-17 Vade autem ad fratres meos, et dic eis
21- 3 Dicit eis Simon Petrus : Vado piscari
Act. 8-26 Dicens : Surge, et vade contra Meridianum
9-11 Surge, et vade in vicum, qui vocatur Rectus
-15 Vade, quoniam vas electionis est mihi iste
10-20 Descende, et vade cum eis, nihil dubitans
18- 6 Mundus ego, ex hoc ad gentes vadam
20-22 Ecce alligatus ego spiritu, vado in Jerusal.
22-10 Dixit ad me : Surgens vade Damascum
-21 Et dixit ad me : Vade, quoniam ego in nationes longe mittam te
24-25 Felix respondit : Quod nunc attinet, vade
28-26 Dicens : Vade ad populum istum, et dic
Apoc. 10- 8 Vade, et accipe librum apertum de manu
13-10 Qui in captivitatem duxerit, in captivitatem vadet
17-11 Et de septem est, et in interitum vadit

VADUM.

Gen. 32-22 Cum undecim fil., et transivit vadum Jaboc
Josue. 2- 7 Secuti s. eos per viam, quæ ducit ad vadum
Judic. 3-28 Et occupaverunt vada Jordanis
12- 5 Occupaveruntque Galaaditæ vada Jordanis
2 Reg. 19-18 Transierunt vada, ut traducerent domum
Jerem. 51-32 Et vada præoccupata sunt, et paludes

VÆ.

Num. 21-29 Væ tibi, Moab ; periisti, popule Chamos
1 Reg. 4- 8 Væ nobis : non enim fuit tanta exultatio heri et nudiustertius : væ nobis
Judith. 16-20 Væ genti insurgenti super genus meum
Job. 10-15 Et si impius fuero, væ mihi est
Prov. 23-29 Cui væ ? cujus patri væ ? cui rixæ ?
Eccle. 4-10 Væ soli : quia cum ceciderit, non habet
10-16 Væ tibi, terra, cujus rex puer est
Eccli. 2-14 Væ duplici corde, et labiis scelestis
-15 Væ dissolutis corde, qui non credunt Deo
-16 Væ his, qui perdiderunt sustinentiam
31- 7 Væ illis, qui sectantur illud
41-11 Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis leg.
Isai. 1- 4 Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate
3- 9 Væ animæ eorum, quoniam reddita sunt
-11 Væ impio in malum : retributio e. manuum
5-11 Væ qui consurgitis mane ad ebrietatem
-18 Væ qui trahitis iniquitatem in funiculis
-20 Væ qui dicitis malum bonum, et bonum mal.
-21 Væ qui sapientes estis in oculis vestris
-22 Væ qui potentes estis ad bibendum vinum
6- 5 Væ mihi, quia tacui, quia vir pollutus
10- 1 Væ qui condunt leges iniquas
- 5 Væ Assur, virga furoris mei et baculus
17-12 Væ multitudini populorum multorum
18- 1 Væ terræ cymbalo alarum, quæ est trans
24-16 Secretum meum mihi, væ mihi
28- 1 Væ coronæ superbiæ, ebriis Ephraïm
29- 1 Væ Ariel, Ariel civitas, quam expugnavit
-15 Væ qui profundi estis corde
30- 1 Væ filii desertores, dicit Dominus
31- 1 Væ qui descendunt in Ægypt. ad auxilium
33- 1 Væ qui prædaris, nonne et ipse prædaberis?
45- 9 Væ qui contradicit fictori suo, testa
-10 Væ qui dicit patri : Quid generas?
Jerem. 4-13 Væ nobis, quoniam vastati sumus
-31 Væ mihi, quia defecit anima mea
6- 4 Væ nobis, quia declinavit dies
10-19 Væ mihi super contritione mea
13-27 Væ tibi, Jerusalem, non mundaberis post me
15-10 Væ mihi, mater m. : quare genuisti me vir.
22-13 Væ qui ædificat domum suam in injustitia
-18 Non plangent eum : Væ, frater, et væ, soror
Non concrepabunt ei : Væ, Domine, et væ, inclyte
23- 1 Væ pastoribus, qui disperdunt... gregem
30- 7 Væ, quia magna dies illa, nec est similis ej.
34- 5 Et væ, Domine, plangent te
45- 3 Dixisti : Væ misero mihi, quoniam addidit
48- 1 Væ super Nabo, quoniam vastata est
-46 Væ tibi, Moab ; periisti, popule Chamos
50-27 Væ eis, quia venit dies eor., tempus visitat.
Thren. 5-16 Væ nobis, quia peccavimus
Ezech. 2- 9 In eo lamentationes, et carmen, et væ
13- 3 Dicit Dominus Deus : Væ prophetis insip.
-18 Væ quæ consuunt pulvillos sub omni cubito

Ezech. 16-23 Væ, væ tibi, ait Dominus Deus
24- 6 Dicit Dominus Deus : Væ civitati sanguin.
- 9 Dicit Domin. Deus : Væ civitati sanguinum
30- 2 Hæc dicit Do. Deus : Ululate, væ, væ diei
34- 2 Væ pastoribus Israël, qui pascebant semet.
Osee. 7-13 Væ eis, quoniam recesserunt a me
9-12 Sed et væ eis cum recessero ab eis
Amos. 5-16 In cunct., quæ foris sunt, dicetur : Væ, væ
-18 Væ desiderantibus diem Domini
6- 1 Væ qui opulenti estis in Sion, et confiditis
Mich. 2- 1 Væ qui cogitatis inutile, et operamini mal.
7- 1 Væ mihi, quia factus sum sicut qui colligit
Nahum. 3- 1 Væ civitas sanguinum, universa mendacii
Habac. 2- 6 Et dicetur : Væ ei, qui multiplicat non sua
- 9 Væ qui congregat avaritiam malam domui
-12 Væ qui ædificat civitatem in sanguinibus
-15 Væ qui potum dat amico s. mittens fel suum
-19 Væ qui dicit ligno : Expergiscere, surge
Soph. 2- 5 Væ qui habitatis funiculum maris
3- 1 Væ provocatrix, et redempta civitas
1 Mac. 2- 7 Dixit Mathathias : Væ mihi, ut quid natus
Matth. 11-21 Væ tibi, Corozaïn ; væ tibi, Bethsaïda
18- 7 Væ mundo a scandalis. Necesse est enim
Væ homini illi, per quem scandalum venit
23-13 Væ a. vobis, Scribæ, et Pharisæi hypocritæ
-14 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-15 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-16 Væ vobis, duces cæci, qui dicitis
-23 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-25 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-27 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
-29 Væ vobis, Scribæ et Pharisæi hypocritæ
24-19 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
26-24 Væ autem homini illi, per quem Filius hom.
Marc. 13-17 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
14-21 Væ a. homini illi, per quem Filius hominis
Luc. 6-24 Verumtamen væ vobis divitibus, quia hab.
-25 Væ vobis, qui saturati estis : quia esurietis
Væ vobis, qui ridetis nunc : quia lugebitis
-26 Væ cum benedixerint vobis homines
10-13 Væ tibi, Corozaïn ; væ tibi, Bethsaïda
11-42 Sed væ vobis Pharisæis, quia decimatis
-43 Væ vobis Pharisæis, quia diligitis primas
-44 Væ vobis, quia estis ut monumenta
-46 Et vobis legisperitis væ : quia oneratis hom.
-47 Væ vob., qui ædificatis monumenta proph.
-52 Væ vobis legisperitis, quia tulistis clavem
17- 1 Væ autem illi, per quem veniunt
21-23 Væ autem prægnantibus et nutrientibus
22-22 Væ homini illi, per quem tradetur
1 Cor. 9-16 Væ enim mihi est, si non evangelizavero
Judæ. -11 Væ illis, quia in via Caïn abierunt
Apoc. 8-13 Væ, væ, væ habitantibus in terra de cæteris
9-12 Væ un. abiit, et ecce veniunt adhuc duo væ
11-14 Væ secund. abiit : et ecce væ tertium veniet
12-12 Væ terræ, et mari, quia descendit diabolus
18-10 Dicentes : Væ, væ civitas illa magna Babyl.
-16 Et dicentes : Væ, væ civitas illa magna
-19 Dicentes : Væ, væ civitas illa magna

VAGAO.

Etsi proprium hoc nomen videatur, fere tamen spadonum commune fuit apud Persas, ut ait Plinius, lib. 13, cap. 4, et illi tribuebatur qui dominabatur præ cæteris in aula.

Judith. 12-10 Et dixit ad Vagao eunuchum suum : Vade
-12 Tunc introivit Vagao ad Judith, et dixit
13- 1 Et conclusit Vagao ostia cubiculi, et abiit
14-13 Tunc ingressus Vagao cubiculum ej., stetit

VAGIENS.

Exod. 2- 6 Cernensque in ea parvulum vagientem

VAGINA.

1 Reg. 17-51 Tulit gladium ejus, et eduxit eum de vagina
2 Reg. 20- 8 Gladio dependente usque ad ilia, in vagina
1 Par. 21-27 Et convertit gladium suum in vaginam
Job. 20-25 Eductus, et egrediens de vagina sua
Jerem. 47- 6 Ingredere in vaginam tuam, refrigerare
Ezech. 21- 3 Et ejiciam gladium meum de vagina sua
- 4 Idcirco egredietur gladius m. de vagina s.
- 5 Eduxi gladium meum de vagina sua
-30 Revertere ad vaginam tuam, in loco
Joan. 18-11 Jesus Petro : Mitte gladium t. in vaginam

VAGOR.

1 Reg. 23-13 De Ceïla, huc atq. illuc vagabantur incerti
Job. 38-41 Quando pulli ej. clamant ad Deum, vagantes
Cant. 1- 6 Ne vagari incipiam post greges sodalium t.
Eccli. 29-25 Et vagati sunt in gentibus alienis
Jerem. 50- 6 Seduxerunt eos, feceruntq. vagari in mont.

VAGUS, A.

Gen. 4-12 Vagus et profugus eris super terram
-14 Abscondar, et ero vagus et profugus in terra

Levit. 13-57 Si ultra apparuerit... lepra volatilis et vaga
Num. 14-33 Filii vestri erunt vagi in deserto annis quadr.
Judic. 9- 4 Conduxit sibi ex eo viros inopes et vagos
Prov. 5- 6 Vagi sunt gressus ejus, et investigabiles
7-10 Ecce occurrit illi mulier... garrula et vaga
Isai. 16- 3 Absconde fugientes, et vagos ne prodas
57-17 Et abiit vagus in via cordis sui
58- 7 Et egenos vagosque induc in domum tuam
Jerem. 14- 9 Quare futurus es velut vir vagus
31-22 Usquequo deliciis dissolveris, filia vaga?
Osee. 9-17 Et erunt vagi in nationibus

VAH.

Job. 39-25 Ubi audierit buccinam, dicit: Vah
Isai. 44-16 Et dixit: Vah, calefactus sum, vidi focum
Matth. 27-40 Et dicentes: Vah, qui destruis templ. Dei
Marc. 15-29 Et dicentes: Vah, qui destruis templ. Dei

VALDE.

Gen. 1-31 Cuncta quæ fecerat: et erant valde bona
13- 2 Erat autem dives valde in possessione auri
17-20 Et augebo et multiplicabo eum valde
20- 8 Timueruntque omnes viri valde
24-35 Et Dominus benedixit domino meo valde
26-16 Quoniam potentior nobis factus es valde
27-15 Vestibus Esaü valde bonis... induit eum
32- 7 Timuit Jacob valde: et perterritus divisit
-11 Erue me de manu... quia valde eum timeo
34- 7 Auditoque quod acciderat, irati sunt valde
-19 Amabat e. puellam valde, et ipse erat incl.
36- 7 Divites enim erant valde
39-19 Credulus verbis conjugis, iratus est valde
Exod. 9- 3 Et super equos... et oves, pestis valde gravis
11- 3 Fuitque Moyses vir magnus valde in terra
14-10 Viderunt Ægyp. post se: et timuerunt valde
32-19 Iratusque valde, projecit de manu tabulas
Num. 11-10 Iratusque est furor Domini valde
14- 7 Terra quam circuivimus, valde bona est
16-15 Iratusque Moyses valde, ait ad Dominum
Deut. 20-15 Cunctis civitat., quæ a te procul valde sunt
28-54 Luxuriosus valde, invidebit fratri suo
30-14 Sed juxta te est sermo valde, in ore tuo
Josue. 1- 7 Confortare igitur, et esto robustus valde
7-21 Inter spolia pallium coccineum valde bon.
9- 9 De terra longinqua valde venerunt servi tui
-22 Ut diceretis: Procul valde habitamus a vobis
-24 Timuimus igitur valde, et providimus
10- 2 Timuit valde. Urbs e. magna erat Gabaon
Judic. 4-19 Da mihi... paululum aquæ, quia sitio valde
6- 2 Et oppressi sunt valde ab eis
- 6 Humiliatusque est Israël valde
8- 5 Date, obsecro, panes populo, qui mecum est, quia valde defecerunt
9-30 Zebul enim princeps... iratus est valde
15-18 Sitiensque valde, clamavit ad Dominum
18- 9 Vidimus enim terram valde opulentam
21-15 Universusque Israël valde doluit
Ruth. 1-20 Amaritudine valde replevit me Omnipotens
1 Reg. 2-22 Heli a. erat senex valde, et audivit omnia
5-12 Fiebat enim... gravissima valde manus Dei
17-24 Fugerunt a facie ejus, timentes eum valde
19- 1 Jonathas filius Saül diligebat David valde
- 4 Et opera ejus bona sunt tibi valde
21-12 Et extimuit valde a facie Achis regis Geth
28-21 Conturbatus enim erat valde
30- 6 Et contristatus est David valde
2 Reg. 10- 5 Erant enim viri confusi turpiter valde
11- 2 Erat autem mulier pulchra valde
12- 2 Dives habebat oves et boves plurimos valde
-30 Et prædam civitatis asportavit multam valde
13- 2 Deperiret eam valde, ita ut propter amorem
- 3 Jonadab filius Semmaa... vir prudens valde
-21 Contristatus est valde, et noluit contristare
19-32 Erat autem Berzellaï Galaadites senex valde
24-10 David ad Dom.: Peccavi valde in hoc facto
3 Reg. 1- 6 Erat autem et ipse pulcher valde
5- 7 Lætatus est valde, et ait: Benedictus Dom.
6-32 Sculpsit... et anaglypha valde prominentia
-35 Et sculpsit... et cælaturas valde eminentes
11-19 Invenit Adad gratiam cor. Pharaone valde
18- 3 Abdias autem timebat Dominum valde
1 Par. 4-40 Inveneruntq. pascuas uberes et valde bonas
15-22 Erat quippe (*Chonenias*) valde sapiens
2 Par. 7- 8 Et om. Israël cum eo, ecclesia magna valde
16-10 Valde quippe super hoc fuerat indignatus
32-27 Fuit autem Ezechias dives, et inclytus valde
33-12 Et egit pœnitentiam valde coram Deo
2 Esdr. 2- 2 Et timui valde, ac nimis
4- 1 Quod ædificaremus murum, iratus est valde
5-18 Valde enim attenuatus erat populus
13- 8 Et malum mihi visum est valde. Et projeci
Judith. 4- 1 Filii Israël... timuerunt valde a facie ejus
8- 8 Quoniam timebat Dominum valde
14-17 Et turbati sunt animi eorum valde
15- 7 Prædam..abstulerunt, et onustati sunt valde

Esth. 1-11 Erat enim (*Vasthi*) pulchra valde
2-15 Erat e. formosa valde, et incredibili pulchr.
3- 5 Quod cum audisset Aman... iratus est valde
5- 9 Cumque vidisset... indignatus est valde
15-17 Valde enim mirabilis es, Domine
Job. 35-15 Nec ulciscitur scelus valde
Psal. 6- 4 Et anima mea turbata est valde
-11 Convertantur et erubescant valde velociter
30-12 Factus sum opprobrium et vicinis m. valde
77-59 Et ad nihilum redegit valde Israël
Eccli. 7-19 Humilia valde spiritum tuum
25- 3 Et aggravor valde animæ illorum
39-21 Opera Domini universa bona valde
43-12 Valde speciosus est in splendore suo
46- 6 In saxis grandinis virtutis valde fortis
47-30 Valde averterunt illos a terra sua
Isai. 16- 6 Audivim. superb. Moab: superbus est valde
47- 6 Super senem aggravasti jugum tuum valde
52-13 Exaltabitur et elevab. et sublimis erit valde
Jerem. 24- 3 Et dixi: Ficus, ficus bonas, bonas valde; et malas, malas valde
48-29 Audiv. superb. Moab: superbus est valde
Ezech. 9- 9 Iniquitas domus Isr... magna est nimis valde
37- 2 Erant aut. multa valde super faciem campi
-10 Sup. pedes s. exercitus grandis nimis valde
Dan. 7-19 Quarta, quæ erat dissimilis valde ab omn.
13- 4 Erat autem Joakim dives valde
Joel. 2-11 Magnus e. dies Domini, et terribilis valde
Abdiæ. - 2 Contemptibilis tu es valde
Nahum. 2- 1 Conforta lumbos, robora virtutem valde
Zach. 9- 2 Assumperunt quippe sibi sapientiam valde
14- 4 Et ad Occidentem, prærupto grandi valde
1 Mac. 1-67 Et facta est ira magna super populum valde
2-14 Operuerunt se ciliciis, et planxerunt valde
-39 Et luctum habuerunt super eos valde
3-27 Misit, et congregavit... castra fortia valde
-31 Et consternatus erat animo valde
-41 Acceperunt argent. et aurum multum valde
4-21 Quibus illi conspectis timuerunt valde
-58 Et facta est lætitia in populo magna valde
5- 1 Ut audierunt gentes... iratæ sunt valde
-45 Congregavit... et exercitum magnum valde
-46 Et hæc civitas magna... munita valde
-63 Magnificati sunt valde in conspectu o. Israël
6- 2 Templumque in ea locuples valde
- 8 Expavit, et commotus est valde
-41 Erat enim exercitus magnus valde, et fortis
7-48 Et lætatus est populus valde
8- 4 Locaque quæ longe erant valde ab eis
- 6 Exercitum magnum valde, contritum ab eis
-13 Regno deturbabant: et exaltati sunt valde
9- 6 Et timuer. valde: et multi subtraxerunt se
-22 Non sunt descripta: multa enim erant valde
-24 In diebus illis facta est fames magna valde
-68 Contritus est ab eis: et afflixerunt e. valde
10- 2 Et congregavit exercitum copiosum valde
-46 Et tribulaverat eos valde
-68 Alexander rex, et contristatus est valde
11-53 Et non retribuit ei... et vexabat eum valde
12-52 Planxerunt..eos qui cum ipso fuerant, valde
13-22 Erat autem nix multa valde, et non venit
-49 Esurier. valde, et multi ex eis fame perier.
14-16 Usq. in Spartiatas: et contristati sunt valde
2 Mac. 3-11 Hircani Tobiæ viri valde eminentis
10-18 Cum confugis. in duas turres valde munitas
15-17 Exhortati itaq. Judæ sermonib. bonis valde
Matth. 2-10 Gavisi sunt gaudio magno valde
-16 Iratus est valde, et mittens occidit o. pueros
4- 8 Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde
17- 6 Ceciderunt in fac. suam, et timuerunt valde
18-31 Contristati sunt valde: et vener., et narrav.
19-25 Auditis a. his, Discipuli mirabantur valde
26-22 Contristati valde, cœperunt singuli dicere
27-54 Timuerunt valde, dicentes: Vere Filius
Marc. 1-35 Et diluculo valde surgens, egressus abiit
16- 2 Et valde mane, una sabbatorum, veniunt
- 4 Erat quippe (*lapis*) magnus valde
Luc. 18-23 Contristatus est: quia dives erat valde
23- 8 Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde
24- 1 Una autem sabbati valde diluculo venerunt
Act. 6- 7 Et multiplicabatur numerus Discipulorum in Jerusalem valde
2 Tim. 4-15 Quem et tu devita: valde e. restitit verbis
2 Joan. - 4 Gavisus sum valde, quoniam inveni de filiis
3 Joan. - 3 Gavisus sum valde venientibus fratribus

VALE.

Tobiæ. 5-22 Fecit Tobias vale patri suo
2 Mac. 11-21 Bene valete. Anno centesimo quadragesimo
-33 Valete. Anno centesimo quadrages. octavo
-38 Bene valete. Anno centesimo quadragesimo
Act. 15-29 Custodiente vos, bene agetis. Valete
23-30 Et accusatoribus ut dicant apud te. Vale

VALEDICO.

Act. 20- 1 Exhortatus eos, valedixit, et profectus est

VALEFACIO.

Act. 18-18 Fratribus valefaciens, navigavit in Syriam
-21 Sed valefaciens, et dicens, Iterum revertar
21- 6 Et cum valefecissemus invicem, ascendimus
2 Cor. 2-13 Valefaciens eis, profectus sum in Macedon.

VALENTER.

Dan. 3- 4 Et præco clamabat valenter: Vobis dicitur

VALENTIOR.

Ezech. 3- 8 Dedi faciem tuam valentiorem faciebus eor.

VALEO.

Gen. 23-15 Terra.. quadringentis siclis argenti valet
29- 6 Sanus-ne est? inquit. Valet, inquiunt
31-29 Valet manus mea reddere tibi malum
34-15 Sed in hoc valebimus fœderari, si volueritis
Exod. 14-20 Ut ad se invicem... accedere non valerent
Levit. 27- 8 Et æstimationem reddere non valebit, stabit
-17 Quanto valere potest, tanto æstimabitur
Num. 9- 7 Ut non valeamus oblationem offerre Dom.
13-32 Nequaq. ad hunc popul. valemus ascendere
23-20 Benedictionem prohibere non valeo
Deut. 1-12 Non valeo solus negotia vestra sustinere
28-56 Quæ super terram ingredi non valebat
30-12 Quis nostrum valet ad cœlum ascendere
Josue. 14-11 Sic valens, ut eo valebam tempore
Judic. 12- 6 Eadem littera spicam exprimere non valens
16- 5 Et quomodo eum superare valeamus
1 Reg. 17-33 Non vales resistere Philisthæo isti
3 Reg. 13- 4 Nec valuit retrahere eam ad se
4 Reg. 10- 4 Et quomodo nos valebimus resistere?
16- 5 Obsiderent Achaz, non valuerunt superare
18-23 Et videte an habere valeatis ascensores eor.
1 Par. 21-22 Ita ut quantum valet argenti accipias
-24 Sed argentum dabo quantum valet
2 Par. 13-20 Nec valuit ultra resistere Jeroboam
Tobiæ. 6- 9 Et fel valet ad ungendos oculos
Job. 9-33 Non est qui utrumque valeat arguere
38-31 Numq. conjungere valebis micantes stellas
Prov. 3-15 Desiderantur, huic non valent comparari
-27 Si vales, et ipse benefac
7-11 Nec valens in domo consistere pedibus suis
Eccle. 1-10 Nec valet quisq. dicere: Ecce hoc recens
Sap. 5-13 Quidem nullum sign. valuimus ostendere
11-22 Multum e. valere, tibi soli supererat semper
16-17 Plus ignis valebat: vindex est enim orbis
19-19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem
Eccli. 7- 6 Nisi valeas virtute irrumpere iniquitates
41- 2 Viro quieto.. et adhuc valenti accip. cibum
43-30 Gloriantes ad quid valebimus?
50-31 Si enim hæc fecerit, ad omnia valebit
Isai. 16-12 Ingredietur... ut obsecret, et non valebit
56-10 Canes muti non valentes latrare, videntes
Jerem. 2-13 Quæ continere non valent aquas
10- 5 Portata tollentur, quia incedere non valent
36- 5 Clausus sum, nec valeo ingredi domum Do.
37-19 Valeat deprecatio mea in conspectu tuo
Ezech. 7-19 Et aurum eorum non valebit liberare eos
Dan. 5-16 Si ergo vales scripturam legere
6-20 Putas-ne valuit te liberare a leonibus?
Jonæ. 1-13 Ut reverterentur ad aridam, et non valebant
2 Mac. 9-19 Judæis plurimam salutem, et bene valere
-20 Si bene valetis... maximas agimus gratias
11-28 Si valetis, sic estis ut volumus: sed et ipsi bene valemus
Matth. 5-13 Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittat. foras
9-12 Ait: Non est opus valentibus medicus
Luc. 16- 3 Fodere non valeo, mendicare erubesco
Joan. 21- 6 Non valebant illud trahere præ multitudine
Galat. 5- 6 Neq. circumcisio aliquid valet, neq. præput.
6-15 Neq. circumcisio aliquid valet, neq. præput.
Hebr. 9-17 Nondum valet, dum vivit qui testatus est
Jacob. 5-16 Multum enim valet, deprecatio justi assidua
3 Joan. - 2 Facio prospere te ingredi et valere
Apoc. 12- 8 Et non valuerunt, neq. locus invent. est eor.

VALIDE.

Judic. 3-22 Tam valide, ut capulus sequeretur ferrum
5-26 Et tempus valide perforans
4 Reg. 11-18 Aras ejus, et imagines contriverunt valide
Job. 30-22 Quasi sup. ventum ponens elisisti me valide
Eccli. 11- 6 Multi potentes oppressi sunt valide

VALIDUS, A, UM.

Exod. 3-19 Non dimittet vos.. nisi per manum validam
Deut. 2-10 Populus magnus, et validus, et tam excelsus
2 Reg. 15-12 Facta est conjuratio valida, populusque
-18 Et om. Gethæi, pugnatores validi, sexcenti
4 Reg. 18-17 Misit autem rex... cum manu valida, Jerus.
2 Esdr. 1-10 Quos redemisti... et in manu tua valida

2 Esdr. 9-11 Persecutores a. eorum projecisti in profundum, quasi lapidem in aquas validas
Psal. 49- 3 Et in circuitu ejus tempestas valida
Prov. 18-11 Et quasi murus validus circumdans eum
24- 5 Fortis est : et vir doctus, robustus et validus
Sap. 17-18 Somnus validus præcipitatarum petrarum
Aut mugientium valida bestiarum vox
18- 5 Et pariter illos perdidisti in aqua valida
Eccli. 30-15 Et corpus validum, quam census immensus
Isai. 3- 1 Auferet a Jerus. et a Juda validum et fortem
28- 2 Ecce validus et fortis Dom., sicut impetus
Baruc. 2-11 In manu valida, et in signis, et in prodigiis
Ezech. 20-34 In manu valida, et in brachio extento
1 Mac. 4- 7 Viderunt castra gentium valida, et loricatos
11-15 Occurrit ei in manu valida, et fugavit eum
2 Mac. 4-41 Alii lapides, alii fustes validos arripuere
12-11 Cumque pugna valida fieret
14- 1 Demetrium Seleuci, cum multitudine valida
Matth. 14-30 Videns vero ventum validum, timuit
Luc. 15-14 Facta est fames valida in regione illa
Act. 27-18 Valida autem nobis tempestate jactatis
Hebr. 5- 7 Cum clamore valido et lacrymis offerens
Jacob. 3- 4 Cum magnæ sint, et a ventis validis minent.

VALLICULÆ.

Levit. 14-37 Valliculas pallore sive rubore deformes

VALLIS.

Multa loca sunt, quæ nomen vallis acceperunt. Nempe vallis Artificum, ubi erant artifices, in tribu Benjamin, in qua civitas Ono. — Vallis Arundineti, terminus tribus Ephraïm, intra torrentem Carith et Jordanem. In Aulone sitam dicit Zieglerus. — Vallis Benedictionis in tribu Juda prope desertum Thecuæ, in quo Ammonitis, Moabitis et Syris, sive Idumæis contra Josaphat insurgentibus, ipse cum populo supplex ad Deum confugit, et factum est ut, hostibus sese mutuo cædentibus, non superfuerit qui necem evaderet. Josaphat ergo et Juda Deum benedixerunt ; et vestes et vasa pretiosissima, et supellectilem omnem diripuerunt, et locum vallem Benedictionis appellaverunt. — Vallis Casis, civitas in tribu Benjamin. — Vallis Ennom, et convallis filii et filiorum Ennom. Vallis vicina civitati Jerusalem, Orientem versus, ubi Josias rex Juda idolorum simulacra, altaria templaque subvertit, contaminavitque Topheth, ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem Moloch. — Vallis Gad, in tribu Gad ad Austrum inter Aroër et Jazer. — Vallis Jephtahel, inter tribus Aser et Zabulon. — Vallis Josaphat, inter Jerusalem et montem Oliveti, qua torrens Cedron labitur. — Vallis Raphaïm, sive Gigantum, ab Jerusalem protensa Aquilonem versus, per tribum Benjamin usque ad tribum Ephraïm. In hac valle et circumvicinis locis David multoties percussit Philisthæos, eorum idola cepit et combussit. — Vallis Salinarum, ad Orientalem et Australem plagam tribus Juda, ad littus linguæ maris Salsissimi sive Mortui, prope Idumæam. — Vallis Sennim, non procul a civitatibus Asor et Cedes in tribu Nephthali. — Vallis Sylvestris. Vallis Salsa, in agro Sodomorum ubi putei bituminis. — Vallis Terebinthi, ubi Goliath gigas cæsus est a Davide, in tribu Juda. — Vallis Viatorum, vallis tendens ad mare Genesareth, etc., etc.

Gen. 14- 3 Omn. hi convenerunt in vallem Sylvestrem
- 8 Direxer. aciem contra eos in valle Sylvestri
-10 Vallis a. Sylvestris habebat puteos multos
-17 Et regum qui cum eo erant in valle Save, quæ est vallis Regis
37-14 Missus de valle Hebron, venit in Sichem
Num. 14-25 Amalecites et Chanan. habitant in vallibus
21-20 De Ramoth, vallis est in regione Moab
24- 6 Ut valles nemorosæ, ut horti juxta fluvios
32- 9 Cumque venissent usque ad vallem Botri
Deut. 1-24 Venerunt usque ad vallem Botri
2-36 Ab Aroër... oppido quod in valle situm est
3-29 Mansimusq. in valle contra fanum Phogor
4-46 Trans Jordan. in valle contra fanum Phogor
11-30 Quæ est juxta vallem tendentem et intrant.
21- 4 Ducet eam ad vallem asperam atq. saxos.
- 6 Super vitulam, quæ in valle percussa est
34- 6 Et sepelivit eum in valle terræ Moab
Josue. 7-24 Duxerunt eos ad vallem Achor
-26 Vocatumq. est nomen loci illius Vallis Achor
8-13 Abiit ergo Josue... et stetit in vallis medio
10-12 Ne movearis, et luna contra vallem Ajalon
12- 2 Et mediæ partis in valle, dimidiæq. Galaad
13- 9 In ripa torrentis Arnon, et in vallis medio
-16 Et in valle ejusdem torrentis media
-27 In valle quoque Betharan et Bethnemra
Josue. 15- 7 Usque ad terminos Debera de valle Achor
- 8 In summitate vallis Raphaïm contra Aquil.
16- 8 Pertransit contra mare in vallem Arundineti
17- 9 Descenditque terminus vallis Arundineti
-16 Et Jezrael mediam possidens vallem
18-16 Montis, qui respicit vallem filiorum Ennom
In extrema parte vallis Raphaïm
In Geennom (id est, vallem Ennom)
-21 Jericho et Beth-Hagla et vallis Casis
19-14 Suntque egressus ejus vallis Jephtahel
-27 Pertrans. usq. Zabulon et vallem Jephthaël
Judic. 1-19 Nec potuit delere habitatores vallis
4-11 Usque ad vallem, quæ vocatur Sennim
6-33 Castrametati sunt in valle Jezraël
7- 1 In valle ad Septentrionalem plagam collis
- 8 Castra autem Madian erant subter in valle
-12 Orientales populi fusi jacebant in valle
16- 4 Amavit mulierem, quæ habit. in valle Sorec
1 Reg. 6-13 Bethsamitæ metebant triticum in valle
13-18 Ad iter termini imminentis valli Seboïm
17- 2 Congregati venerunt in vallem Terebinthi
- 3 Ex altera parte : vallisque erat inter eos
-19 In valle Terebinthi pugnabant adv. Philist.
-52 Usque dum venirent in vallem
21- 9 Quem percussisti in valle Terebinthi
31- 7 Qui erant trans vallem et trans Jordanem
2 Reg. 2-24 Qui est ex adverso vallis itineris deserti
5-18 Venientes diffusi sunt in valle Raphaïm
-22 Et diffusi sunt in valle Raphaïm
8-13 Cum reverteretur capta Syria in valle Salin.
18-18 Erexerat... titulum qui est in valle Regis
23-13 Castra... erant posita in valle Gigantum
24- 5 Ad dexteram urbis, quæ est in valle Gad
3 Reg. 18- 5 Vade in terram... et in cunctas valles
20-28 Deus montium est Do., et non est D. vallium
4 Reg. 2-16 In unum montium, aut in unam vallium
14- 7 Percussit Edom in valle Salinarum dec. mill.
1 Par. 4-14 Saraïa a. genuit Joab patrem vallis Artificum
-39 Ut ingrederentur... usq. ad Orientem vallis
11-15 Fuerant castrametati in valle Raphaïm
12-15 Om. fugaverunt qui morabantur in vallibus
14- 9 Venientes, diffusi sunt in valle Raphaïm
-13 Philisthiim irruerunt, et diffusi sunt in valle
18-12 Abisaï... percussit Edom in valle Salinarum
27-29 Et sup. boves in vallibus, Saphat filius Adli
2 Par. 20-26 Congregati sunt in valle Benedictionis
Vocaverunt locum ill., Vallis Benedictionis
25-11 Eduxit pop. s., et abiit in vallem Salinarum
26- 9 Super portam anguli, et super portam vallis
28- 3 Qui adolevit incensum in valle Benennom
33- 6 Transireque fecit filios suos per ignem in valle Benennom
2 Esdr. 2-13 Et egressus sum per portam vallis nocte
-15 Et reversus veni ad portam vallis, et redii
3-13 Et portam vallis ædificavit Hanun
11-30 Manserunt in Bersabee usque ad vallem Ennom
-35 Et Ono valle Artificum
Judith. 12- 7 Et exibat noctibus in vallem Bethuliæ
13-12 Gyrantes vallem, venerunt ad portam civit.
16- 5 Et equi eorum cooperuerunt valles
Job. 39-10 Aut confringet glebas vallium post te ?
Psal. 59- 2 Et percussit Idumæam in valle Salinarum
64-14 Et valles abundabunt frumento
83- 7 In valle lacrymarum, in loco quem posuit
Isai. 7-19 Et requiescent omnes in torrentibus vallium
17- 5 Erit sicut quærens spicas in valle Raphaïm
22- 1 Onus vallis Visionis. Quidnam quoq. tibi est
- 5 Domino Deo exercituum in valle Visionis
- 7 Et erunt electæ valles tuæ plenæ quadrigar.
28- 1 Qui erant in vertice vallis pinguissimæ
- 4 Qui est super verticem vallis pinguium
-21 Sicut in valle, quæ est in Gabaon, irascetur
40- 4 Omnis vallis exaltabitur, et omnis mons
65-10 Et vallis Achor in cubile armentorum (*erit*)
Jerem. 7-31 Topheth, quæ est in valle filii Ennom
-32 Non dicetur amplius, Topheth, et vallis filii Ennom, sed vallis Interfectionis
19- 2 Et egredere ad vallem filii Ennom
- 6 Non vocabitur amplius locus iste, Topheth, et vallis filii Ennom, sed vallis Occisionis
21-13 Ecce ego ad te habitatricem vallis solidæ
31-40 Et omnem vallem cadaverum et cineris
32-35 Excelsa Baal, quæ sunt in valle filii Ennom
47- 5 Conticuit Ascalon, et reliquiæ vallis earum
48- 8 Et peribunt valles, et dissipabuntur camp.
49- 4 Quid gloriaris in vallibus ? defluxit vallis t.
Ezech. 6- 3 Hæc dicit Dominus... rupibus et vallibus
32- 6 Et valles implebuntur ex te
35- 8 In collibus tuis et in vallibus tuis... cadent
36- 4 Hæc dicit Dom... torrentibus vallibusque
- 6 Dices montibus et collibus, jugis et vallibus
39-11 Vallem Viatorum ad Orientem maris
Et vocabitur vallis Multitudinis Gog
-15 Pollinctores in valle Multitudinis Gog
Osee. 1- 5 Conteram arcum Israël in valle Jezrahel
2-15 Dabo... vallem Achor ad aperiendam spem
Joel. 3- 2 Et deducam eas in vallem Josaphat
-12 Et ascendant gentes in vallem Josaphat
-14 Populi, populi in valle concisionis
Juxta est dies Domini in valle concisionis
Mich. 1- 4 Et valles scindentur sicut cera a facie ignis
- 6 Et detraham in vallem lapides ejus
Zach. 14- 5 Et fugietis ad vallem montium eorum, quoniam conjungetur vallis montium
2 Mac. 1-19 Ignem de altari occulte absconderunt in valle
Luc. 3- 5 Omnis vallis implebitur : et omnis mons

VALLO.

Gen. 19- 4 Viri civitatis vallaverunt domum a puero
Josue. 8-10 Vallatus auxilio pugnatorum
4 Reg. 11- 8 Vallabitis eum, habentes arma in manibus
25- 2 Et clausa est civitas atque vallata
2 Par. 14- 7 Ædificemus civitat. istas, et vallemus muris
17- 2 In.. urbibus Juda, quæ erant vallatæ muris
Job. 1-10 Nonne tu vallasti eum ac domum ejus
15-24 Terrebit eum tribulat., et angustia vallabit
Prov. 8-27 Quando certa lege, et gyro vallabat abyssos
Eccle. 9-14 Venit contra eam rex magnus, et vallavit
Cant. 7- 2 Venter t. sicut acervus tritici, vallatus liliis
Jonæ. 2- 6 Abyssus vallavit me, pelagus operuit caput

VALLUM.

Ezech. 17-17 In jactu aggeris, et in extructione vallorum
Luc. 19-43 Et circumdabunt te inimici tui vallo

VALVÆ.

4 Reg. 18-16 Confregit Ezechias valvas templi Domini
2 Par. 29- 3 Aperuit valvas domus Do. et instauravit eas
2 Esdr. 3- 1 Sanctificaverunt eam, et statuerunt valvas
- 3 Statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
- 6 Statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
-13 Statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
-14 Ædificavit eam, et statuit valvas ejus
-15 Et texit, et statuit valvas ejus, et seras
6- 1 Valvas non posueram in portis
7- 1 Et posui valvas, et recensui janitores

VANE.

4 Reg. 17-15 Secutique sunt vanitates, et vane egerunt
Psal. 38-12 Verumtamen vane conturbatur omnis homo
88-48 Numquid enim vane constituisti om. filios
Isai. 30- 7 Ægyptus enim frustra et vane auxiliabitur
49- 4 Et vane fortitudinem meam consumpsi
Zach. 10- 2 Locuti sunt frustra : vane consolabantur

VANIA.

Unus e filiis Bani, qui uxores duxerant alienigenas.

1 Esdr. 10-36 Vania, Marimuth, et Eliasib

VANILOQUI.

Tit. 1-10 Sunt e. multi etiam inobedientes, vaniloqui

VANILOQUIUM.

1 Tim. 1- 6 Aberrantes, conversi sunt in vaniloquium
2 Tim. 2-16 Profana autem, et vaniloquia devita

VANITAS.

Deut. 32-21 Ipsi me... irritaverunt in vanitatibus suis
3 Reg. 16-13 Provocantes Dominum... in vanitatibus suis
-26 Ut irritaret Do. Deum Isr. in vanitatibus s.
4 Reg. 17-15 Secutique sunt vanitates, et vane egerunt
2 Esdr. 1- 7 Vanitate seducti sumus, et non custodiv.
Job. 11-11 Ipse enim novit hominum vanitatem
31- 5 Si ambulavi in vanitate, et festinavit in dolo
Psal. 4- 3 Ut quid diligitis vanitatem, et quæritis men.
25- 4 Non sedi cum concilio vanitatis
30- 7 Odisti observantes vanitates, supervacue
37-13 Locuti sunt vanitates : et dolos tota die med.
38- 6 Universa vanitas, omnis homo vivens
39- 5 Non respexit in vanitates et insanias falsas
51- 9 Et prævaluit in vanitate sua
61-10 Ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum
77-33 Et defecerunt in vanitate dies eorum
118-37 Averte oculos meos, ne videant vanitatem
138-20 Accipient in vanitate civitates tuas
143- 4 Homo vanitati similis factus est
- 8 Quorum os locutum est vanitatem
Prov. 30- 8 Vanitatem et verba mendacia longe fac a me
Eccle. 1- 2 Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes : vanitas vanitatum, et omnia vanitas
-14 Et ecce universa vanitas, et afflictio spiritus
2- 1 Et vidi quod hoc quoque esset vanitas
-11 Vidi in omnibus vanitatem et afflictionem
-15 Animadverti quod hoc quoque esset vanitas
-17 Et cuncta vanitatem et afflictionem spiritus
-21 Et hoc ergo vanitas et magnum malum
-23 Mente requiescit : et hoc nonne vanitas est?

Eccle. 2-26 Sed et hoc vanitas est, et cassa sollicitudo
3-19 Cuncta subjacent vanitati
4- 4 Et in hoc ergo vanitas, et cura superflua est
- 7 Considerans reperi et aliam vanitatem
- 8 In hoc quoq. vanitas est, et afflictio pessima
-16 Sed et hoc vanitas, et afflictio spiritus
5- 6 Ubi multa sunt somnia, plurimæ sunt vanitates
- 9 Fruct. non capiet ex eis : et hoc ergo vanitas
6- 2 Hoc vanitas, et miseria magna est
- 9 Et hoc vanitas est, et præsumptio spiritus
-11 Multamque in disput. habentia vanitatem
7- 7 Sic risus stulti : sed et hoc vanitas
-16 Hæc quoque vidi in diebus vanitatis meæ
8-10 Quasi justorum operum : sed et hoc vanitas
-14 Est et alia vanitas, quæ fit super terram
9- 9 Qui dati sunt tibi... omni tempore vanitatis
11- 8 Cum venerint, vanitatis arguentur præterita
12- 8 Vanitas vanitatum... et omnia vanitas
Eccli. 3-26 Et in vanitate detinuit sensus illorum
17-29 Et in vanitate malitiæ placuerunt
23- 8 In vanitate sua apprehenditur peccator
34- 5 Et somnia malefacientium, vanitas est
Isai. 5-18 Væ qui trahitis iniq. in funiculis vanitatis
24-10 Attrita est civitas vanitatis, clausa est omnis
59- 4 Confidunt in nihilo, et loquuntur vanitates
Jerem. 2- 5 Et ambulaverunt post vanitatem, et vani
8-19 In sculptilibus suis, et in vanitatibus alienis
10- 8 Doctrina vanitatis eorum lignum est
16-19 Possederunt... vanitatem, q. eis non profuit
Jonæ. 2- 9 Qui custodiunt vanitates frustra
Rom. 8-20 Vanitati e. creatura subjecta est non volens
Ephes. 4-17 Sicut et gentes ambulant in vanitate sensus
2 *Petr.* 2-18 Superba enim vanitatis loquentes, pelliciunt

VANUS, A, UM.

Exod. 20- 7 Non assumes nomen Do. Dei tui in vanum
Deut. 5-11 Qui super re vana nomen ejus assumpserit
1 *Reg.* 12-21 Et nolite declinare post vana
Neque eruent vos, quia vana sunt
2 *Par.* 13- 7 Congregatique sunt ad eum viri vanissimi
32-15 Non vos ergo... vana persuasione deludat
Tobiæ. 2-22 Respondit : Manifeste vana facta est spes t.
Job. 11-12 Vir vanus in superbiam erigitur
27-12 Et quid sine causa vana loquimini
Psal. 5-10 Cor eorum vanum est
11- 3 Vana locuti sunt unusquisque ad proximum
23- 4 Qui non accepit in vano animam suam
40- 7 Si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur
59-13 Da nob. auxilium...quia vana salus hominis
61-10 Verumtamen vani filii hominum, mendaces
62-10 Ipsi vero in vanum quæsierunt animam m.
93-11 Scit cogitationes hom., quoniam vanæ sunt
107-13 Da nobis auxilium..quia vana salus hominis
126- 1 In vanum laboraverunt qui ædificant eam
- 2 Vanum est vobis ante lucem surgere
Prov. 12- 8 Qui a. vanus et excors est, patebit contemp.
21- 6 Vanus et excors est, et impinguetur ad laq.
31-30 Fallax gratia, et vana est pulchritudo
Eccle. 2-19 Sollicitus fui : et est quidquam tam vanum?
8-14 Sed et hoc vanissimum judico
11-10 Adolescentia enim et voluptas vana sunt
Sap. 13- 1 Vani autem sunt omnes homines
15- 8 Cum labore vano deum fingit de eod. luto
Eccli. 20-21 Homo acharis quasi fabula vana, in ore
34- 1 Vana spes, et mendacium viro insensato
Isai. 41-29 Ecce omnes injusti, et vana opera eorum
45-18 Ipse plastes ejus : non in vanum creavit eam
56-10 Videntes vana, dormientes, et amantes
Jerem. 2- 5 Ambulaverunt post vanitat., et vani facti s.
10- 3 Quia leges populorum vanæ sunt
-15 Vana sunt, et opus risu dignum
51-18 Vana sunt opera, et risu digna
Thren. 4-17 Oculi nostri ad auxilium nostrum vanum
Ezech. 13- 6 Vident vana, et divinant mendacium
- 8 Quia locuti estis vana, et vidistis mendac.
- 9 Qui vident vana, et divinant mendacium
-23 Propterea vana non videbitis, et divination.
21-29 Cum tibi viderentur vana, et divinarentur
22-28 Videntes vana, et divinantes eis mendacium
Malac. 3-14 Dixistis : Vanus est, qui servit Deo
2 *Mac.* 7-34 Noli frustra extolli vanis spebus in servos ej.
12-44 Videretur et vanum orare pro mortuis
Marc. 7- 7 In vanum a. me colunt, docentes doctrinas
Act. 14-14 Annuntiantes vobis ab his vanis converti
1 *Cor.* 3-20 Cogitationes sapient., quoniam vanæ sunt
15-17 Si Christus non resurrexit, vana est fides v.
Tit. 3- 9 Pugnas legis devita : sunt e. inutiles et vanæ
Jacob. 1-26 Seducens cor suum, hujus vana est religio
1 *Petr.* 1-18 De vana vestra conversatione paternæ trad.

VAPOR.

Levit. 16-13 Nebula eorum et vapor operiat oraculum
Sap. 7-25 Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio
11-19 Vaporem ignium spirantes, aut fumi odor.
Eccli. 22-30 Ante ignem camini vapor... inaltatur
38-29 Vapor ignis uret carnes ejus
Ezech. 8-11 Et vapor nebulæ de thure consurgebat
Joel. 2-30 Et dabo.. sang., et ignem, et vaporem fumi
Act. 2-19 Et dabo.. sang., et ignem, et vaporem fumi
Jacob. 4-15 Vita vestra : vapor est ad modicum parens

VAPORO.

Eccli. 24-21 Vaporavi habitationem meam

VAPSI.

Pater Nahabi, quem de tribu Nephthali misit Moyses ad considerandam explorandamque terram promissionis.

Num. 13-15 De tribu Nephthali, Nahabi filium Vapsi

VAPULO.

Levit. 19-20 Vapulabunt ambo, et non morientur
Osee. 4-14 Et populus non intelligens vapulabit
Marc. 13- 9 Et in synagogis vapulabitis, et ante præsides
Luc. 12-47 Secundum voluntatem ej., vapulabit multis
-48 Qui a. non cognovit... vapulabit paucis

VARIETAS.

Exod. 26-31 Opere plumario et pulchra varietate cont.
28- 8 Cuncta operis varietas erit ex auro et hyac.
Esth. 1- 6 Quod mira varietate pictura decorabat
3-12 Poterat, et audire pro varietate linguarum
Psal. 44-10 In vestitu deaurato : circumdata varietate
-15 Circumamicta varietatibus
Jerem. 13-23 Si mutare potest... pardus varietates suas
Ezech. 17- 3 Plena plumis et varietate, venit ad Libanum

VARIO.

Exod. 26- 1 Cortinas... variatas opere plumario facies
Deut. 17- 8 Judic. intra port. tuas videris verba variari
Eccli. 38-28 Et assiduitas ejus variat picturam
Zach. 11- 8 Siquidem et anima eorum variavit in me

VARIUS, A, UM.

Gen. 30-32 Separa cunctas oves varias et sparso vellere
Furvum, et maculosum, variumque fuerit
-33 Omnia quæ non fuerint varia, et maculosa
-35 Et separavit... arietes varios atq. maculosos
-37 Atq. in hunc modum color effectus est varius
-39 Parerent maculosa, et varia, et diverso...
31- 8 Si quando dixit : Variæ erunt mercedes
tuæ, pariebant omnes oves varios fœtus
-10 Varios et maculosos, et diversor. colorum
-12 Varios, maculosos, atque respersos
Exod. 35-24 Obtulerunt Do. lignaq. setim in varios usus
36- 8 Opere vario, et arte polymita
-35 Opere polymitario, varium atq. distinctum
Levit. 7-24 Adipem cadaveris...habebitis in varios usus
14-56 Et in varias species, coloribus immutatis
Num. 15-39 Et oculos per res varias fornicantes
Judic. 5-30 Supellex varia ad ornanda colla congeritur
2 *Reg.* 11-25 Varius enim eventus est belli
3 *Reg.* 6-29 Parietes templi... sculpsit variis cælaturis
Et fecit in eis... palmas et picturas varias
7-31 In angulis a. column. variæ cælaturæ erant
-35 Habent cælaturas suas variasque sculpturas
4 *Reg.* 20-13 Et aurum, et argentum, et pigmenta varia
2 *Par.* 20-25 Inveneruntque inter cadavera variam supellectilem
Judith. 5-10 Percussit totam terram Ægypti plagis variis
Esth. 14- 2 Et pro unguentis variis, cinere et stercore
implevit caput
Job. 20- 2 Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt
Prov. 27- 9 Unguento et variis odoribus delectatur cor
Sap. 15- 4 Effigies sculpta per varios colores
Eccli. 43-27 Varia bestiarum genera, et omnium pecor.
Ezech. 23-12 Ad se venientibus, indutis veste varia
26-16 Exuvias suas, et vestim. sua varia abjicient
27- 7 Byssus varia de Ægypto texta est tibi in vel.
- 9 Nautas ad ministerium variæ supellectilis
Zach. 1- 8 Post eum equi rufi, varii, et albi
6- 3 Et in quadriga quarta equi varii et fortes
- 6 Et varii egressi sunt ad terram Austri
2 *Mac.* 15-21 Considerans...et apparatum varium armor.
Matth. 4-24 Variis languoribus et tormentis compreh.
Marc. 1-34 Curavit multos, qui vexabantur variis lang.
Luc. 4-40 Qui habebant infirmos variis languoribus
Act. 2- 4 Et cœperunt loqui variis linguis
2 *Tim.* 3- 6 Quæ ducuntur variis desideriis
Tit. 3- 3 Servientes desideriis et voluptatibus variis
Hebr. 2- 4 Contestante Deo signis...et variis virtutibus
9-10 Et variis baptismatibus, et justitiis carnis
13- 9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci
Jacob. 1- 2 Cum in tentationes varias incideritis
1 *Petr.* 1- 6 Si oportet contristari in variis tentationibus

VAS, VADIS.

Prov. 22-26 Et qui vades se offerunt pro debitis

VAS, VASIS.

Gen. 24-53 Prolatisque vasis argenteis et aureis
43-11 Sumite de optimis terræ fructibus in vasis
49- 5 Simeon et Levi fratres: vasa iniquitatis bell
Exod. 3-22 Postulabit mulier... vasa argentea et aurea
7-19 Tam in ligneis vasis quam in saxeis
11- 2 [illegible]t postulet... mulier a vicina sua vasa arg.
12-3[illegible] [illegible]etierunt ab Ægypt. vasa argentea et aure
16-33 Sume vas unum, et mitte ibi Man
22- 7 Si quis commendaverit amico pecuniam au
vas in custodiam
25- 9 Et omnium vasorum in cultum ejus
-39 Pondus candelabri cum universis vasis
27- 3 Omnia vasa ex ære fabricabis
-19 Cuncta vasa tabernaculi in omnes usus
30-27 Mensamque cum vasis suis, candelabrum
31- 7 Quod super eam est, et cuncta vasa tabern
- 8 Mensamque et vasa ejus, candelabrum purissimum cum vasis suis, et altaria
- 9 Et omnia vasa eorum, labrum cum basi su
35-13 Mensam cum vectibus et vasis
-14 Candelabrum... vasa illius et lucernas
-16 Craticulam ejus æneam cum vectibus e
vasis suis
-22 Omne vas aur. in donaria Dom. separatum
37-16 Et vasa ad diversos usus mensæ, acetabula
-23 Et vasa ubi ea quæ emuncta sunt, exting.
-24 Candelabrum cum omnibus vasis suis
38- 3 Et in usus ejus paravit ex ære vasa diversa
-30 Omniaq. vasa, quæ ad usum ejus pertinent
39-35 Mensam cum vasis s. et propositionis panib.
-39 Retiaculum, vectes, et vasa ejus omnia
-40 Nihil ex vasis defuit, quæ... jussa sunt fieri
40- 9 Oleo unges tabernaculum cum vasis suis
-10 Altare holocausti, et omnia vasa ejus
Levit. 6-28 Vas a. fictile, in quo cocta est, confringetu
Quod si vas æneum fuerit, defricabitur
8-11 Unxit illud, et omnia vasa ejus, labrumque
11-32 Polluetur tam vas ligneum et vestimentum
-33 Vas autem fictile, in quod horum quidquam
-34 Omne liquens quod bibitur de universo vas
14- 5 Ex passeribus immolari jubebit in vase fict.
-50 Et immolato uno passere in vase fictili
15-12 Vas fictile quod tetigerit, confringetur
Vas autem ligneum lavabitur aqua
-23 Omne vas, super quo illa sederit
Num. 1-50 Tabernaculum testimonii, et cuncta vasa ej.
3- 8 Et custodiant vasa tabernaculi, servientes
-31 Et custodient... altaria et vasa sanctuarii
4- 9 Cum... emunctoriis et cunctis vasis olei
-12 Om. vasa, quibus ministratur in sanctuari
-14 Ponentque cum eo omnia vasa
Cuncta vasa altaris operient simul velamin
-15 Cumque involverint... et omnia vasa ejus
Non tangent vasa sanctuarii, ne moriantur
-16 Omniumq. vasorum, quæ in sanctuario sun
-26 Quæ ad altare pertinent...et vasa ministeri
-32 Omnia vasa et supellectilem... accipient
5-17 Assumetque aquam sanctam in vase fictili
7- 1 Unxitque et sanctificavit cum omnibus vasis suis, altare similiter et omnia vasa ej.
-85 In commune vasorum omnium ex argento
18- 3 Ut ad vasa sanctuarii... non accedant
19-14 Et universa vasa, quæ ibi sunt, polluta erun
-15 Vas, quod non habuerit opercul...immund.
-17 Et mittent aquas vivas super eos in vas
31- 6 Vasa quoque sancta et tubas... tradidit ei
-20 Præda, sive vestimentum fuerit, sive vas
Josue. 6-19 Quidquid... et vasorum æneorum ac ferri
-24 Absque auro, et argento, et vasis æneis
7-11 Et absconderunt inter vasa sua
1 *Reg.* 6- 8 Et vasa aurea, quæ exolvistis ei pro delict
-15 Et capsellam... in qua erant vasa aurea
17-22 Derelinquens ergo David vasa quæ attulera
21- 5 Et fuerunt vasa puerorum sancta
Sed et ipsa hodie sanctificabitur in vasis
2 *Reg.* 8-10 Erat Thou Adarezer, et in manu ejus eran
vasa aurea, et vasa argentea, et vasa ærea
17-28 Obtulerunt ei... tapetia et vasa fictilia
3 *Reg.* 7-45 Omnia vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni
-47 Et posuit Salomon omnia vasa
-48 Fecitque Salomon omnia vasa in domo Dom.
-51 Et intulit... argentum, et aurum et vasa
8- 4 Omnia vasa sanctuarii, quæ erant in tabern.
10-21 Vasa, quibus potabat rex Sal., erant aurea
-25 Deferebant ei munera, vasa argentea et aur.
14- 3 Tolle... et crustulam et vas mellis
15-15 Et intulit... argentum, et aurum, et vasa
17-10 Da mihi paululum aquæ in vase, ut bibam
19- 6 Ad caput s. subcinericius panis, et vas aquæ
4 *Reg.* 2-20 Afferte mihi vas novum, et mittite in ill. sal
4- 3 Pete mutuo... vasa vacua non pauca
- 4 Et mitte inde in omnia vasa hæc
- 5 Illi offerebant vasa, et illa infundebat

4 *Reg.* 4- 6 Cumque plena fuissent vasa, dixit ad filium suum : Affer mihi adhuc vas
7-15 Ecce a. omnis via plena erat vestibus et vasis
12-13 Omne vas aureum et argenteum de pecunia
14-14 Et universa vasa, quæ inventa sunt in domo
20-13 Et ostendit eis...et domum vasorum suorum
23- 4 Omnia vasa, quæ facta fuerant Baal
24-13 Et concidit universa vasa aurea, quæ fecerat
25-14 Mortariola, et omnia vasa ærea... tulerunt
-16 Non erat pondus æris omnium vasorum
1 *Par.* 9-28 De horum genere erant et super vasa minist.
Et inferebantur vasa, et efferebantur
18- 8 Mare æneum, et columnas, et vasa ænea
-11 Sed et omnia vasa aurea et argentea
22-19 Ut introducatur... et vasa Dom. consecrata
23-26 Ut ultra portent... et omnia vasa ejus
26-20 Porro Achias erat super... vasa sanctorum
28-13 Et in universa vasa ministerii templi Dom.
-14 Aurum in pondere per singula vasa minist.
Pondus pro vasorum et operum diversitate
29- 2 Aurum ad vasa aurea : et argentum in arg.
2 *Par.* 4-16 Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater ej.
-18 Erat a. multitudo vasorum innumerabilis
-19 Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei
5- 1 Et univ. vasa posuit in thesauris domus Dei
- 5 Porro vasa sanctuarii, quæ erant in tabern.
9-20 Omnia quoq. vasa convivii regis erant aurea
Vasa domus saltus Libani ex auro purissimo
-24 Deferebant ei munera, vasa argentea et aur.
15-18 Aurum, vasorumq. diversam supellectilem
20-25 Inveneruntque... et vasa pretiosissima
24-14 De qua facta sunt vasa templi in minister.
Phialæ q., et cætera vasa aurea et argentea
25-24 Universa vasa quæ repererat in domo Dei
28-24 Direptis itaque Achaz omn. vasis domus Dei
29-18 Sanctificavimus..altare holocausti, vasaque
Mensam propositionis cum omnibus vasis s.
32-27 Et armorum... et vasorum magni pretii
36- 7 Ad quam et vasa Dom. transtulit, et posuit
-10 Asportatis simul pretiosiss. vasis domus Do.
-18 Universaque vasa domus Dom., tam majora
1 *Esdr.* 1- 6 Adjuverunt manus eorum in vasis argenteis
- 7 Rex quoque Cyrus protulit vasa templi Do.
-10 Scyphi..quadringenti decem, vasa alia mille
-11 Omnia vasa aurea et argentea
5-14 Nam et vasa templi Dei aurea et argentea
-15 Hæc vasa tolle, et vade, et pone ea in templo
6- 5 Sed et vasa templi Dei aurea et argentea
7-19 Vasa quoque, quæ dantur tibi in minister.
8-25 Aurum, et vasa consecrata domus Dei nost.
-26 Et vasa argentea centum, auri cent. talenta
-27 Et vasa æris fulgentis optimi duo, pulchra
-28 Dixi eis : Vos sancti Domini, et vasa sancta
-30 Pondus argenti, et auri, et vasorum
-33 Appensum est argentum, et aurum, et vasa
2 *Esdr.* 10-39 Et ibi erunt vasa sanctificata, et sacerdotes
12-35 Et Hanani, in vasis cantici David viri Dei
13- 5 Ante eum reponentes munera... et vasa
- 8 Projeci vasa domus Tobiæ foras de gazoph.
- 9 Et retuli ibi vasa domus Dei, sacrificium
Judith. 10- 5 Imposuit itaque abræ suæ... et vas olei
16-23 Judith universa vasa bellica Holof...obtulit
Esth. 1- 7 Et aliis atque aliis vasis cibi inferebantur
Job. 28-17 Nec commutabuntur pro ea vasa auri
Psal. 2- 9 Et tanquam vas figuli confringes eos
7-14 Et in eo paravit vasa mortis, sagittas suas
30-13 Factus sum tanquam vas perditum
70-22 Confitebor tibi in vasis psalmi veritatem t.
Prov. 20-15 Et vas pretiosum labia scientiæ
25- 4 Et egredietur vas purissimum
26-23 Si argento sordido ornare velis vas fictile
Sap. 13-11 Fabricet vas utile in conversationem vitæ
15- 7 Fingit ad usus nostros unumquodque vas
Fingit quæ munda sunt in usum vasa
Horum autem vasorum quis sit usus, judex
-13 Qui ex terræ materia fragilia vasa... fingit
Eccli. 21-17 Cor fatui quasi vas confractum
27- 6 Vasa figuli probat fornax, et homin. justos
38-30 Et contra similitudinem vasis oculus ejus
43- 2 Vas admirabile opus excelsi
- 9 Vas castrorum in excelsis, in firmamento
45- 9 Et coronavit eum in vasis virtutis
50-10 Quasi vas auri solidum, ornatum o. lapide
Isai. 10-28 Apud Machmas commendabit vasa sua
13- 5 Et vasa furoris ejus, ut disperdat o. terram
18- 2 Qui mittit... et in vasis papyri super aquas
22-24 Vasorum diversa genera, omne vas parvulum, a vasis craterarum usque ad omne vas musicorum
32- 7 Fraudulenti vasa pessima sunt
52-11 Mundamini, qui fertis vasa Domini
54-16 Creavi... et proferentem vas in opus suum
-17 Omne vas, quod fictum est contra te
65- 4 Qui comedunt... jus profanum in vasis eor.
66-20 Si inferant filii Israel munus in vase mundo

Jerem. 14- 3 Reportaverunt vasa sua vacua
18- 4 Et dissipatum est vas, quod ipse faciebat
19-11 Sic conteram... sicut conteritur vas figuli
21- 4 Ecce ego convertam vasa belli
22-28 Numquid vas fictile atq. contritum vir iste
25-34 Et cadetis quasi vasa pretiosa
27-16 Ecce vasa Domini revertentur de Babylone
-18 Ut non veniant vasa, quæ derelicta fuerant
-19 Ad mare, et ad bases, et ad reliqua vasorum
-21 Ad vasa, quæ derelicta sunt in domo Dom.
28- 3 Referri faciam ad locum istum omnia vasa
- 6 Ut referantur vasa in domum Domini
32-14 Et pone illos in vase fictili, ut permanere...
40-10 Messem et oleum, et condite in vasis vestr.
46-19 Vasa transmigrationis fac tibi, habitatrix
48-11 Nec transfusus est de vase in vas
-12 Et sternent eum, et vasa ejus exhaurient
49-29 Omnia vasa eor. et camelos eorum tollent
50-25 Aperuit Dominus...et protulit vasa iræ suæ
51-20 Collidis tu mihi vasa belli, et ego collidam
-34 Reddidit me quasi vas inane, absorbuit me
52-18 Omnia vasa ærea, quæ in ministerio fuerant
-20 Non erat pondus æris om. horum vasorum
Thren. 4- 2 Quomodo reputati sunt in vasa testea
Baruc. 1- 8 Cum acciperet vasa templi Domini
Vasa argentea, quæ fecit Sedecias fil. Josiæ
6-15 Sicut e. vas hom. confractum inutile efficitur
-58 Aut vas in domo utile, in quo gloriabitur
Ezech. 4- 9 Et mittes ea in vas unum, et facies tibi panes
9- 1 Et unusquisque vas interfectionis habet
- 2 Et uniuscujusque vas interitus in manu ejus
12- 3 Fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis
- 4 Efferes foras vasa t. quasi vasa transmigr.
- 7 Vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis
15- 3 Ut dependeat in eo quodcumque vas
16-17 Et tulisti vasa decoris tui de auro meo
-39 Et auferent vasa decoris tui
23-26 Denudabunt te... et tollent vasa gloriæ tuæ
27-13 Mancipia et vasa ærea advexerunt pop. t.
40-42 Super quas ponant vasa, in quibus immol.
Dan. 1- 2 Et tradidit... partem vasorum domus Dei
Et vasa intulit in domum thesauri dei sui
5- 2 Ut afferrentur vasa aurea et argentea
- 3 Tunc allata sunt vasa aurea et argentea
-23 Et vasa domus ejus allata sunt coram te
11- 8 Vasa quoque pretiosa argenti et auri
Osee. 8- 8 Factus est in nationibus quasi vas immund.
13-15 Diripiet thesaurum om. vasis desiderabilis
Amos. 6- 5 Sic. David putaverunt se habere vasa cantici
Jonæ. 1- 5 Et miserunt vasa, quæ erant in navi, in mare
Nahum. 2- 9 Ex omnibus vasis desiderabilibus
Zach. 11-15 Adhuc sume tibi vasa pastoris stulti
1 *Mac.* 1-23 Candelabrum luminis, et universa vasa ejus
-24 Accepit arg. et aurum et vasa concupiscibilia
2- 9 Vasa gloriæ ejus captiva abducta sunt
4-49 Et fecerunt vasa sancta nova
11-58 Et misit illi vasa aurea in ministerium
14-10 Constituebat eas ut essent vasa munitionis
-15 Et multiplicavit vasa sanctorum
15-26 Misit..argentum, et aurum, et vasa copiosa
2 *Mac.* 4-32 Aurea quædam vasa e templo furatus
-48 Qui pro... sacris vasis causam prosecuti s.
5-16 Et scelestis manibus sumens sancta vasa
9-16 Ornaturum, et sancta vasa multiplicaturum
Matth. 12-29 Intrare in domum fortis, et vasa ej. diripere
13-48 Eleger. bonos in vasa, malos a. foras miser.
25- 4 Prudentes vero acceperunt oleum in vasis s.
Marc. 3-27 Nemo potest vasa fortis... diripere
11-16 Ut quisquam transferret vas per templum
Luc. 8-16 Nemo a. lucernam accend., operit eam vase
17-31 Qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo
Joan. 19-29 Vas ergo erat positum aceto plenum
Act. 9-15 Vade, quoniam vas electionis est mihi iste
10-11 Vidit cœlum apertum, et descendens vas
-16 Et statim receptum est vas in cœlum
11- 5 Descendens vas quoddam velut linteum
27-17 Summisso vase sic ferebantur
Rom. 9-21 Facere aliud quidem vas in honorem
-22 Sustinuit in multa patientia vasa iræ
-23 Ostender. divitias gloriæ s. in vasa miseric.
2 *Cor.* 4- 7 Habemus a. thesaurum ist. in vasis fictilibus
1 *Thes.* 4- 4 Sciat unusquisq. vestrum vas s. possidere
2 *Tim.* 2-20 In magna a. domo non sol. sunt vasa aurea
-21 Erit vas in honorem sanctificatum, et utile
Hebr. 9-21 Vasa ministerii sanguine similiter aspersit
Apoc. 2-27 Et tanquam vas figuli confringentur
18-12 Omne lignum thyinum, et omnia vasa eboris, et omnia vasa de lapide pretioso

VASCULUM.

1 *Petr.* 3- 7 Vasculo muliebri impartientes honorem

VASSENI.

Filius primogenitus Samuelis. At in 1 *Reg.* 8-2 *filius primogenitus Samuelis appellatur Joel, secundus vero Abia. Vel ergo Joel fuit binomius, vel ex textu excidit nomen Joel; et Vasseni non est nomen proprium, sed verti potest, secundus fuit Abia.*

1 *Par.* 6-28 Filii Samuël, primogenit. Vasseni, et Abia

VASTATOR.

1 *Reg.* 14-48 Et eruit Israël de manu vastatorum ejus
Isai. 16- 4 Moab, esto latibulum eor. a facie vastatoris
Jerem. 2-30 Devorabit gladius... quasi leo vastator
6-26 Quia repente veniet vastator super nos
12-12 Super om. vias deserti venerunt vastatores
15- 8 Induxi eis super matrem adolescentis vastatorem meridie
48-18 Quoniam vastator Moab ascendit ad te
51-53 A me venient vastatores ejus, ait Dominus
Ezech. 39-10 Et diripient vastatores suos, ait Dom. Deus
Nahum. 2- 2 Quia vastatores dissipaverunt eos

VASTHI.

Uxor Assueri regis Persarum, quam repudiavit, quia accersita noluit venire ut posito in caput diademate ostenderet pulchritudinem suam (erat enim pulchra valde) cunctis populis et principibus quos in convivio excipiebat Assuerus. Ducta est Esther ad cubiculum regis, qui adamavit eam, et posuit diadema regni in capite ejus, fecitque eam regnare in loco Vasthi, exactis jam quatuor annis ex quo Vasthi deturbata fuerat. Graves auctores reginæ Vasthi factum excusant : « Stulto rege consultior, » inquit Sulpitius, pudens virorum oculis spectaculum corporis præbere, jussa abnuit. » Fortasse renuit superbius quam par erat.

Esth. 1- 9 Vasthi quoque regina fecit convivium
-11 Ut introducerent reginam Vasthi cor. rege
-15 Cui sententiæ Vasthi regina subjaceret
-16 Non solum regem læsit regina Vasthi
-17 Jussit ut regina Vasthi intraret ad eum
-19 Ut nequaq. ultra Vasthi ingrediatur ad reg.
2- 1 Recordatus est Vasthi, et quæ fecisset
- 4 Oculis regis placuerit, ipsa regnet pro Vasthi
-17 Fecitque eam regnare in loco Vasthi

VASTITAS.

Deut. 28-53 In angustia et vastitate qua opprimet te
-57 Propter rerum omnium penuriam in obsidione et vastitate
4 *Reg.* 21-14 Eruntq. in vastitatem et in rapinam cunctis
2 *Par.* 4- 5 Porro vastitas ej. habebat mensuram palmi
26-10 Tam in campestrib. quam in eremi vastitate
Job. 5-22 In vastitate et fame ridebis
Isai. 13- 6 Quasi vastitas a Domino veniet
22- 4 Ut consolemini me super vastitate filiæ populi mei
51-19 Vastitas, et contritio, et fames, et gladius
59- 7 Vastitas et contritio in viis eorum
60-18 Vastitas et contritio in terminis tuis
Jerem. 6- 7 Iniquitas et vastitas audietur in ea
20- 8 Vociferans iniquitat., et vastitatem clamito
44- 6 Et versæ sunt in solitudinem et vastitatem
48- 3 Vastitas, et contritio magna
Dan. 9-26 Et finis ejus vastitas, et post finem belli
Osee. 9- 6 Ecce enim profecti sunt a vastitate
12- 1 Tota die mendac. et vastitatem multiplicat
Joel. 1-15 Et quasi vastitas a potente veniet
Amos. 5- 9 Qui subridet vastitatem super robustum
Abdiæ. -13 Advers. exercitum ej. in die vastitatis illius
Mich. 7- 4 Visitatio tua venit : nunc erit vastitas eor.
Habac. 2-17 Et vastitas animalium deterrebit eos de sanguinibus hominum

VASTO.

Gen. 34-28 Cunctaq. vastantes quæ in domibus...erant
Exod. 10-15 Operueruntque universam superficiem terræ, vastantes omnia
Num. 16-47 Multitudin., quam jam vastabat incendium
24-17 Vastabitque omnes filios Seth
-24 Superabunt Assyrios, vastabuntque Hebræos
32-39 Perrexerunt in Galaad, et vastaverunt eam
33-52 Comminuite, atque omnia excelsa vastate
Deut. 3- 4 Vastantes cunctas civitates illius uno temp.
20-19 Nec securibus per circuitum debes vastare regionem
28-39 Quoniam vastabitur vermibus
-55 Penuria, qua vastaverint te
32-25 Foris vastabit eos gladius, et intus pavor
Josue. 8- 7 Consurgetis de insidiis, et vastabitis civitat.
10-39 Cepit eam atque vastavit : regem quoq. ej.
-42 Regiones eor. uno impetu cepit atq. vastavit
11-11 Usque ad internecionem universa vastavit
Judic. 2-16 Qui liberarent eos de vastantium manibus
-18 Et liberabat eos de cæde vastantium

Judic. 6- 4 Cuncta vastabant usque ad introitum Gazæ
9-27 Egressi sunt in agros, vastantes vineas
10- 9 Vastarent Judam et Benjamin et Ephraïm
11-12 Quid mihi et tibi est.. ut vastares terram m.
1 Reg. 14-36 Et vastemus eos usque dum illucescat mane
2 Reg. 11- 1 Et vastaverunt filios Ammon, et obsederunt
12-28 Cape eam : ne, cum a me vastata fuerit urbs
4 Reg. 16- 9 Ascendit... in Damascum, et vastavit eam
19-11 Ipse audisti... quomodo vastaverunt eas
-12 Quos vastaverunt patres mei, Gozan videl.
1 Par. 20- 1 Vastavit terram filior. Ammon; perrexitq.
2 Par. 6-28 Hostes, vastatis regionibus, portas obseder.
21-17 In terram Juda, et vastaverunt eam
28-20 Afflixit eum, et nullo resistente vastavit
32-14 Diis gentium, quas vastaverunt patres m.
Prov. 11- 3 Et supplantatio perversorum vastabit illos
24-15 In domo justi, neque vastes requiem ejus
Isai. 1- 8 Derelinquetur... sicut civitas, quæ vastatur
15- 1 Quia nocte vastata est Ar Moab, conticuit
Quia nocte vastatus est murus Moab
17-14 Hæc est pars eorum, qui vastaverunt nos
21- 2 Et qui depopulator est, vastat
23- 1 Quia vastata est domus, unde venire consueverat
42-22 Ipse autem populus direptus et vastatus
-24 Quis dedit... et Israël vastantibus?
60-12 Peribit : et gentes solitudine vastabuntur
Jerem. 4- 7 Civitates t. vastabuntur, remanentes absq.
-13 Væ nobis, quoniam vastati sumus
-20 Et vastata est omnis terra : repente vastata sunt tabernacula mea
-30 Tu autem vastata, quid facies?
5- 6 Leo de sylva, lupus ad vesperam vastavit eos
9-19 Quomodo vastati sumus et confusi vehem.
10-20 Tabernaculum meum vastatum est
25-36 Quia vastavit Dominus pascua eorum
30-16 Et qui te vastant, vastabuntur
36-29 Veniet rex Babyl., et vastabit terram hanc
47- 4 In quo vastabuntur omnes Philisthiim
48- 1 Væ super Nabo, quoniam vastata est
-15 Vastata est Moab, et civitates ill. succider.
-20 Annuntiate... quoniam vastata est Moab
49- 3 Ulula, Hesebon, quoniam vastata est Haï
-10 Vastatum est semen ejus, et fratres ejus
-28 Ascendite ad Cedar, et vastate filios Orient.
50-10 Omnes vastantes eam replebuntur, ait Do.
51-55 Quoniam vastavit Dominus Babylonem
Ezech. 14-15 Quod si et bestias pessimas induxero super terram ut vastem eam
26-12 Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes
32-12 Et vastabunt superbiam Ægypti
33-21 De Jerusalem, dicens : Vastata est civitas
36- 5 Et ejecerunt eam ut vastarent
Dan. 3-96 Dispereat, et domus ejus vastetur
8-24 Univ. vastabit, et prosperabitur, et faciet
Osee. 7-13 Vastabuntur, quia prævaricati sunt in me
10-14 Et omnes munitiones tuæ vastabuntur
Sicut vastatus est Salmana a domo ejus
Mich. 2- 4 Dicentium : Depopulatione vastati sumus
5- 1 Nunc vastaberis, filia latronis
Nahum. 3- 7 Resiliet a te, et dicet : Vastata est Ninive
Zach. 11- 2 Quoniam magnifici vastati sunt
- 3 Quia vastata est magnificentia eorum
Quoniam vastata est superbia Jordanis
14- 2 Et capietur civitas, et vastabuntur domus
2 Mac. 10-37 Per continuum a. biduum præsidio vastato
Hebr. 11-28 Ne qui vastabat primitiva, tangeret eos

VASTUS, A.

Num. 14- 3 Et in hac vasta solitudine utinam pereamus
Deut. 32-10 In loco horroris et vastæ solitudinis

VATICINATIO.

Thren. 3-47 Laqueus facta est nobis vaticinatio

VATICINOR.

1 Reg. 19-20 Cum vidissent cuneum prophetarum vaticinantium
2 Par. 18- 9 Omnesque prophetæ vaticinabantur cor. eis
2 Esdr. 6-12 Sed quasi vaticinans locutus esset ad me
Sap. 14-28 Aut certe vaticinantur falsa, aut vivunt inj.
Jerem. 14-14 Falso prophetæ vaticinantur in nomine meo
23-26 In corde prophetar. vaticinantium mend.
27-15 Quam prophetæ, qui vaticinantur vobis
28- 9 Propheta, qui vaticinatus est pacem
32- 3 Quare vaticinaris, dicens : Hæc dicit Dom.
Ezech. 11- 4 Idcirco vaticinare de eis, vaticinare, fili hominis
13- 2 Fili hominis, vaticinare ad prophetas Isr.
-17 Et vaticinare super eas
36- 3 Propterea vaticinare, et dic : Hæc dicit Do.
- 6 Idcirco vaticinare super humum Israël
37- 4 Et dixit ad me : Vaticinare de ossibus istis
- 9 Vaticinare ad spiritum, vaticinare, fili hom.
-12 Propterea vaticinare, et dices ad eos
Ezech. 38- 2 Et vaticinare de eo, (-3) et dices ad eum
-14 Propterea vaticinare, fili hominis, et dices
39- 1 Tu a., fili hominis, vaticinare advers. Gog

VECORDIA.

Job. 8-14 Non ei placebit vecordia sua

VECORS.

Prov. 7- 7 Video parvulos, considero vecordem juven.
9-16 Et vecordi locuta est
Jerem. 4-22 Filii insipientes sunt, et vecordes

VECTIGAL.

3 Reg. 10-15 Qui super vectigalia erant, et negotiatores
2 Par. 17-11 Munera deferebant et vectigal argenti
1 Esdr. 4-13 Et vectigal et annuos reditus non dabunt
-20 Et vectigal et reditus accipiebant
7-24 Ut vectigal.. non habeatis potest. imponendi
2 Mac. 4-28 Nam ad hunc exactio vectigalium pertinebat
Rom. 13- 7 Cui vectigal, vectigal : cui timorem, timor.

VECTIGALIS.

Isai. 31- 8 Et juvenes ejus vectigales erunt

VECTIS.

Exod. 25-13 Facies quoque vectes de lignis setim
-27 Circuli aurei, ut mittantur vectes per eos
-28 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
26-26 Facies et vectes de lignis setim quinque
-29 Per quos vectes tabulata contineant
27- 6 Facies et vectes altaris de lignis setim duos
30- 4 Ut mittantur in eos vectes, et altare portetur
- 5 Ipsos quoque vectes facies de lignis setim
35-11 Et tabulata cum vectibus, paxillos et bases
-12 Arcam et vectes, propitiatorium, et velum
-13 Mensam cum vectibus et vasis
-15 Altare thymiamatis, et vectes, et oleum
-16 Craticul. ej. æneam cum vectibus et vasis
36-31 Fecit et vectes de lignis setim, quinque
-32 Quinque alios vectes ad Occidental. plagam
-33 Fecit quoque vectem aliam, qui per medias
-34 Per quos vectes induci possent
37- 4 Vectes quoque fecit de lignis setim
-14 Misitq. in eos vectes, ut possit mensa portari
-15 Ipsos quoque vectes fecit de lignis setim
-17 De cuj. vecte calami, scyphi... procedebant
-20 In ipso autem vecte erant quatuor scyphi
-21 Sex fiunt calami procedentes de vecte uno
-27 Per sing. latera, ut mittantur in eos vectes
-28 Ipsos autem vectes fecit de lignis setim
38- 5 Ad immittendos vectes ad portandum
39-32 Et obtulerunt... annulos, tabulas, vectes
-34 Velum, arcam, vectes, propitiatorium
40-16 Et posuit tabulas, ac bases, et vectes
-18 Testimonium in arca, subditis infra vectibus
Num. 3-36 Tabulæ tabernaculi, et vectes, et columnæ
4- 6 Extendentque desuper... et inducent vectes
- 8 Extendentque desuper... et inducent vectes
-10 Ponent operimentum... et inducent vectes
-11 Extendent desuper... inducentque vectes
-12 Extendent desuper... inducentque vectes
-14 Vasa altaris operient et... inducent vectes
-31 Portabunt tabulas tabernaculi et vectes
13-24 Quem portaverunt in vecte duo viri
Deut. 3- 5 Munitæ muris altiss., portisque et vectibus
3 Reg. 8- 7 Protegebant arcam, et vectes ejus desuper
- 8 Cumque eminerent vectes, et apparerent
1 Par. 15-15 Et tulerunt filii Levi arcam... in vectibus
2 Par. 5- 8 Et ipsam arcam tegerent cum vectibus suis
- 9 Vectium a.. capita parebant ante oraculum
8- 5 Habentes portas et vectes et seras
2 Esdr. 3- 3 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
- 6 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
-13 Et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes
-14 Statuit valvas ejus, et seras, et vectes
-15 Statuit valvas ejus, et seras, et vectes
Job. 38-10 Et posui vectem et ostia
Psal. 106-16 Et vectes ferreos confregit
Prov. 18-19 Et judicia quasi vectes urbium
Isai. 15- 5 Vectes ejus usque ad Segor vitulam contern.
27- 1 Visitabit... sup. Leviathan serpent. vectem
43-14 Et detraxi vectes universos
45- 2 Et vectes ferreos confringam
Jerem. 49-31 Non ostia, nec vectes eis : soli habitant
51-30 Contriti sunt vectes ejus
Thren. 2- 9 Perdidit, et contrivit vectes ejus
Ezech. 38-11 Vectes et portæ non sunt eis
Amos. 1- 5 Et conteram vectem Damasci : et disperdam
Jonæ. 2- 7 Terræ vectes concluserunt me in æternum
Nahum. 3-13 Devorabit ignis vectes tuos

VECTOR.

Ezech. 23-12 Equitibus, qui vectabantur equis

VEGETO.

Gen. 9-15 Cum omni anima vivente, quæ carnem vegetat

VEHEMENS.

Gen. 27-33 Expavit Isaac stupore vehementi
50-10 Ubi celebrantes exequias planctu magno atque vehementi
Exod. 10-19 Ventum ab Occidente vehementissimum
14-21 Flante vento vehementi et urente tota nocte
15-10 Submersi sunt... in aquis vehementibus
Judic. 12- 2 Disceptatio erat mihi et populo meo contra filios Ammon vehemens
3 Reg. 18- 2 Erat autem fames vehemens in Samaria
2 Par. 16-12 Ægrotavit... dolore pedum vehementissimo
Job. 1-19 Repente ventus vehemens irruit a regione
2-13 Videbant enim dolorem esse vehementem
38-25 Quis dedit vehementissimo imbri cursum
Psal. 47- 8 In spiritu vehementi conteres naves Tharsis
Prov. 28- 3 Similis est imbri vehementi, in quo paratur
Isai. 47- 9 Propter duritiam incant. tuor. vehementem
51-10 Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi vehementis?
Ezech. 38-15 Cœtus magnus, et exercitus vehemens
-22 Judicabo eum peste... et imbre vehementi
2 Mac. 10-29 Sed, cum vehemens pugna esset, apparuerunt
Act. 2- 2 Sonus, tanquam advenientis spiritus vehementis

VEHEMENTER.

Gen. 4- 5 Iratusque est Caïn vehementer, et concidit
7-18 Vehementer enim inundaverunt
17- 2 Et multiplicabo te vehementer nimis
- 6 Faciamque te crescere vehementissime
19- 9 Vimque faciebant Lot vehementissime
26-13 Donec magnus vehementer effectus est
43- 1 Fames omn. terram vehementer premebat
Exod. 19-16 Clangorq. buccinæ vehementius perstrepeb.
Num. 22-27 Iratus, vehementius cædebat fuste latera ej.
Deut. 9-20 Adversum Aaron quoq. vehementer iratus
Judic. 2-15 Et juravit eis : et vehementer afflicti sunt
4- 3 Per viginti annos vehementer oppresserat
10- 8 Vehementer oppressi per annos dec. et octo
1 Reg. 1- 6 Et vehementer angebat
31- 3 Et vulneratus est vehementer a sagittariis
4 Reg. 10- 4 Timuerunt illi vehementer, et dixerunt
17-18 Iratusque est Dominus vehementer Israëli
1 Par. 4-38 Multiplicati sunt vehementer
2 Par. 13-18 Et vehementissime confortati filii Juda
25-10 Et illi contra Judam vehementer irati
33-14 Et exaltavit illum vehementer
1 Esdr. 10-13 Vehementer quippe peccavimus in serm.
Judith. 6- 1 Indignatus Holofernes vehementer, dixit
Job. 3-22 Gaudentque vehementer cum invenerint
32- 5 Cum autem vidisset.. iratus est vehementer
Psal. 6-11 Conturbentur vehementer omn. inimici mei
20- 2 Et sup. salutare tuum exultabit vehementer
46-10 Dii fortes terræ vehementer elevati sunt
103- 1 Do. Deus meus, magnificatus es vehementer
104-24 Et auxit populum suum vehementer
118-140 Ignitum eloquium tuum vehementer
-167 Et dilexit ea vehementer
Prov. 30-33 Et qui vehementer emungit, elicit sanguin.
Eccli. 43-31 Terribilis Dominus et magnus vehementer
51-32 Animæ vestræ sitiunt vehementer
Isai. 64-12 Domine, tacebis, et affliges nos vehementer
Jerem. 2-10 In Cedar mittite, et considerate vehementer
-12 Et portæ ejus, desolamini vehementer
9-19 Quomodo vastati sumus et confusi vehementer
14-17 Contrita est... plaga pessima vehementer
20-11 Infirmi erunt : confundentur vehementer
49-30 Fugite, abite vehementer
Thren. 1- 9 Deposita est vehementer
5-22 Iratus es contra nos vehementer
Ezech. 16-13 Et decora facta es vehementer nimis
20-13 Et sabbata mea violaverunt vehementer
37- 2 Erant a. multa valde.. siccaque vehementer
Dan. 6-23 Tunc vehementer rex gavisus est super eo
13-27 Senes locuti sunt, erubuerunt servi vehementer
14-27 Babylonii, indignati sunt vehementer
-29 Vidit ergo rex quod irruerent in eum vehementer
1 Mac. 16-22 Ut audivit autem, vehementer expavit
2 Mac. 12-23 Judas autem vehementer instabat puniens
Matth. 17-22 Et contristati sunt vehementer
27-14 Ita ut miraretur præses vehementer
Marc. 3-12 Et vehementer comminabatur eis
5-43 Præcepit illis vehementer ut nemo id sciret
Act. 18-28 Vehementer e. Judæos revincebat publice
Philip. 4-10 Gavisus sum autem in Domino vehementer
Apoc. 16-21 Quoniam magna facta est vehementer

VEL. *Proprium nomen.*
1 *Esdr.*10-34 De filiis Bani, Maaddi, Amram, et Vel

VEL. *Conjunctio.*
Gen. 39- 9 Nec quidquam est quod non in mea sit potestate, vel non tradiderit mihi
Deinceps omittitur.

VELAMEN.
Gen. 20-16 Hoc erit tibi in velamen oculorum ad omn.
Exod. 34-33 Posuit velamen super faciem suam
Num. 4- 6 Operient rurs. velamine janthinar. pellium
-14 Cuncta vasa altaris operient simul velamine
-25 Et super omnia velamen janthinum tentoriumque
2 *Reg.* 17-19 Mulier, et expandit velamen super os putei
Job. 24- 8 Non habentes velamen, amplexantur lapid.
1 *Mac.* 6- 2 Et illic velamina aurea, et loricæ, et scuta
1 *Cor.* 11-15 Quoniam capilli pro velamine ei dati sunt
2 *Cor.* 3-13 Et non sicut Moyses ponebat velamen
-14 Idipsum velamen in lectione veteris Testamenti manet
-15 Velamen positum est super cor eorum
-16 Conversus fuerit ad Do., auferetur velamen
Hebr. 6-19 Et incedentem usque ad interiora velaminis
10-20 Per velamen, id est, carnem suam
1 *Petr.* 2-16 Quasi liberi, et non quasi velamen habentes

VELAMENTUM.
Exod. 36-19 Aliudque desuper velamentum de pellibus janthinis
Num. 4- 8 Quod rursum operient velamento
Psal. 60- 5 Protegar in velamento alarum tuarum
62- 8 Et in velamento alarum tuarum exultabo
Sap. 10-17 Et fuit illis in velamento diei, et in luce
17- 3 Tenebroso oblivionis velamento dispersi s.
Hebr. 9- 3 Post velamentum autem secundum, tabernaculum

VELLICANS.
Amos. 7-14 Armentarius ego sum vellicans sycomoros

VELLO.
Isai. 50- 6 Dedi... et genas meas vellentibus
*Matth.*12- 1 Esurientes cœperunt vellere spicas
Marc. 2-23 Cœperunt progredi, et vellere spicas
Luc. 6- 1 Vellebant Discipuli ejus spicas, et manduc.

VELLUS.
Gen. 30-32 Separa cunctas oves varias et sparso vellere
-35 Unicolorem, id est, albi et nigri velleris
Judic. 6-37 Ponam hoc vellus lanæ in area: si ros in solo vellere fuerit, et in omni terra siccitas
-38 Expresso vellere, concham rore implevit
-39 Semel tentavero, signum quærens in vellere
Oro ut solum vellus siccum sit
-40 Et fuit siccitas in solo vellere
4 *Reg.* 3- 4 Centum millia arietum, cum velleribus suis
Job. 31-20 Et de velleribus ovium mear. calefactus est
Psal. 71- 6 Descendet sicut pluvia in vellus

VELO.
1 *Par.* 28-18 Et velantium arcam fœderis Domini
Isai. 6- 2 Duabus (*alis*) velabant faciem ejus, et duabus velabant pedes ej., et duabus volabant
Ezech. 1-23 Unumquodque duabus alis velabat corpus suum, et alterum similiter velabatur
12- 6 Faciem tuam velabis, et non videbis terram
24-17 Nec amictu ora velabis
-22 Facietis sic. feci: Ora amictu non velabitis
Marc. 14-65 Et cœperunt quidam... et velare faciem ejus
Luc. 9-45 Erat velatum ante eos, ut non sentirent illud
22-64 Velaverunt eum, et percutiebant faciem ej.
1 *Cor.* 11- 4 Aut prophetans velato capite
- 5 Omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite
- 6 Nam si non velatur mulier, tondeatur
Sit..urpe est mulieri tonderi...velet caput s.
- 7 Vir quidem non debet velare caput suum
-13 Decet mulierem non velatam orare Deum?

VELOCITER.
Gen. 41-32 Eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur
Exod. 2-18 Dixit ad eas: Cur velocius venistis solito?
12-33 Urgebantq... popul. de terra exire velociter
Levit. 26-16 Visitabo vos velociter in egestate et ardore
Num. 20-19 Tantum velociter transeamus
23- 4 Cumq. abiisset velociter, occurrit ei Deus
Deut. 9- 3 Atque disperdat ante faciem tuam velociter
-12 Deseruer. velociter viam quam demonstr.
-16 Vidissemq. vos... deseruisse velociter viam
11-17 Pereatisque velociter de terra optima
28-20 Donec conterat te, et perdat velociter
Josue. 23-16 Cito atque velociter consurget in vos furor Domini
1 *Reg.* 20-38 Dicens: Festina velociter, ne steteris
2 *Par.* 30-10 Cursores pergebant velociter de civitate
Job. 7- 6 Dies mei velocius transierunt
Psal. 6-11 Convertantur, et erubescant valde velociter
36- 2 Quoniam tanq. fœnum velociter arescent
44- 2 Lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis
68-18 Quoniam tribulor, velociter exaudi me
101- 3 Invocavero te, velociter exaudi me
142- 7 Velociter exaudi me, Domine: defecit
147-15 Velociter currit sermo ejus
Sap. 16-11 Examinabantur, et velociter salvabantur
Isai. 5-26 Et ecce festinus velociter veniet
8- 1 Velociter spolia detrahe, cito prædare
16- 5 Et velociter reddens quod justum est
32- 4 Et lingua balborum velociter loquetur
Jerem. 48-16 Et malum ejus velociter accurret nimis
Joel. 3- 4 Cito velociter reddam vicissitudinem vobis
Nahum. 2- 5 Velociter ascendent muros ej., et præparab.
1 *Mac.* 6-27 Et nisi præveneris eos velocius
2 *Mac.* 5-21 Antiochus.. velociter Antiochiam regressus
8- 9 At ille velociter misit Nicanorem Patrocli
14-44 Quibus velociter locum dantibus casui ejus
Act. 12- 7 Excitavit eum, dicens: Surge velociter
22-18 Festina, et exi velociter ex Jerusalem
Rom. 16-20 Conterat Satanam sub pedib. vest. velociter
Apoc. 22- 7 Et ecce venio velociter

VELOX, OCIS.
Ruth. 1-19 Velox apud cunctos fama percrebuit
2 *Reg.* 1-23 Aquilis velociores, leonibus fortiores
2-18 Porro Asaël cursor velocissimus fuit
1 *Par.* 12- 8 Et veloces quasi capreæ in montibus
1 *Esdr.* 7- 6 Et ipse scriba velox in lege Moysi
Job. 9-25 Dies mei velociores fuerunt cursore
Psal. 13- 3 Veloces pedes eorum ad effundendum sang.
Prov. 6-18 Pedes veloces ad currendum in malum
22-29 Vidisti virum velocem in opere suo?
29-20 Vidisti hominem velocem ad loquendum?
Eccle. 5- 1 Neq. cor tuum sit velox ad proferendum
7-10 Ne sis velox ad irascendum
9-11 Et vidi... nec velocium esse cursum
Eccli. 11-24 Et in hora veloci processus illius fructificat
31-27 In omnibus operibus tuis esto velox
Isai. 18- 2 Ite, Angeli veloces, ad gentem convulsam
30-16 Ideo fugietis. Et super veloces ascendemus
Ideo velociores erunt, qui persequentur vos
Jerem. 4-13 Velociores aquilis equi illius
46- 6 Non fugiat velox, nec salvari se putet fortis
Thren. 4-19 Velociores fuer. persecutores nostri aquilis
Amos. 2-14 Et peribit fuga a veloce
-15 Et velox pedibus suis non salvabitur
Habac. 1- 6 Chaldæos, gentem amaram et velocem
- 8 Equi ejus, et velociores lupis vespertinis
Soph. 1-14 Dies Dom. magnus, juxta est et velox nimis
Malac. 3- 5 Et ero testis velox maleficis et adulteris
Rom. 3-15 Veloces pedes eorum ad effundendum sang.
Jacob. 1-19 Sit autem omnis homo velox ad audiendum
2 *Petr.* 1-14 Certus quod velox est depositio tabern. mei

VELUM.
Exod. 26- 6 Quibus cortinarum vela jungenda sunt
-31 Facies et velum de hyacintho et purpura
-33 Inseretur autem velum per circulos
-35 Mensamq. extra velum: et contra mensam
27-21 Extra velum quod oppansum est testimonio
30- 6 Ponesque altare contra velum
35-12 Arcam et vectes, propitiatorium et velum
36-35 Fecit et velum de hyacintho et purpura
38-26 Bases sanctuarii, et introitus ubi velum
39-34 Velum, arcam, vectes, propitiatorium
40- 3 Demittesque ante illam velum
-19 Cumque intulisset arcam... appendit ante eam velum
-20 Posuit et mensam... extra velum
-24 Posuit et altare aureum... contra velum
Levit. 4- 6 Coram Domino contra velum sanctuarii
-17 Tincto digito aspergens septies contra velum
16- 2 Sanctuarium, quod est intra velum
-12 Ultra velum intrabit in sancta
-15 Inferet sanguinem ejus intra velum
21-23 Ita duntaxat ut intra velum non ingrediatur
24- 3 Extra velum testimonii in tabernaculo fœd.
Num. 3-31 Et velum, cunctamq. hujusc. supellectilem
4- 5 Et deponent velum quod pendet ante fores
-26 Et in introitu quod est ante tabernaculum
18- 7 Et omnia quæ... et intra velum sunt
2 *Par.* 3-14 Fecit quoque velum ex hyacintho, purpura
*Ezech.*27- 7 Texta est tibi in velum, ut poneretur in malo
1 *Mac.* 1-23 Velum, et coronas, et ornamentum aureum
4-51 Et appenderunt vela, et consummaverunt
*Matth.*27-51 Ecce velum templi sciss. est in duas partes
Marc. 15-38 Velum templi scissum est in duo, a summo
Luc. 23-45 Et velum templi scissum est medium

VELUT.
Gen. 22-17 Et velut arenam, quæ est in littore maris
Deut. 7-26 Et velut inquinamentum ac sordes
2 *Par.* 9-27 Cedrorum tantam multitud. velut sycomor.
Job. 4-19 Quanto magis..consumentur velut a tinea?
9-30 Et fulserint velut mundissimæ manus meæ
14- 2 Quasi flos.. conteritur, et fugit velut umbra
20- 8 Velut somnium avolans non invenietur
27-21 Et velut turbo rapiet eum de loco suo
30-15 Et velut nubes pertransiit salus mea
40-13 Ossa ejus velut fistulæ æris
Psal. 72-20 Velut somnium surgentium, Domine
77-15 Adaquavit eos velut in abysso multa
78- 5 Accendetur velut ignis zelus tuus
79- 2 Qui deducis velut ovem Joseph
Prov. 7-23 Velut si avis festinet ad laqueum
Eccle. 7- 1 Et tempore quod velut umbra præterit
Eccli. 4-11 Et eris tu velut filius Altissimi obediens
6- 2 Non te extollas in cogit. animæ velut taurus
- 3 Et relinquaris velut lignum aridum in eremo
17-16 Opera illorum velut sol in conspectu Dei
Isai. 1-18 Et si fuerint rubra... velut lana alba erunt
-30 Cum fueritis velut quercus defluentibus foliis, et velut hortus absque aqua
30-28 Spiritus ejus velut torrens inundans
33- 4 Velut cum fossæ plenæ fuerint de eo
38-12 Præcisa est velut a texente, vita mea
40-22 Qui extendit velut nihilum cœlos
-23 Judices terræ velut inane fecit
41-25 Et velut plastes conculcans humum
49-18 Quia omnibus his velut ornamento vestieris
Jerem. 14- 9 Quare futurus es velut vir vagus
46- 8 Et velut flumina movebuntur fluctus ejus
Thren. 1- 6 Velut arietes non invenientes pascua
2- 5 Factus est Dominus velut inimicus
-13 Magna est enim velut mare contritio tua
Ezech. 1-27 Et vidi... velut aspectum ignis
-28 Velut aspectum arcus cum fuerit in nube
Dan. 2-40 Et regnum quartum erit velut ferrum
10- 6 Et facies ejus velut species fulguris
Osee. 2- 3 Et statuam eam velut terram inviam
8-12 Leges meas quæ velut alienæ computatæ s.
Joel. 2- 5 Velut populus fortis præparatus ad prælium
Mich. 1- 8 Faciam planctum velut draconum
7-17 Velut reptilia terræ perturbabuntur in æd.
*Matth.*28- 4 Custodes, et facti sunt velut mortui
Marc. 8-24 Video homines velut arbores ambulantes
9- 2 Splendentia, et candida nimis velut nix
10-15 Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus
Luc. 18-11 Injusti, adulteri: velut etiam hic publicanus
Act. 10-11 Vas quoddam velut linteum magnum
11- 5 Vas quoddam velut linteum magnum
1 *Cor.* 13- 1 Factus sum velut æs sonans, aut cymbalum
2 *Cor.* 11-15 Transfigurentur velut ministri justitiæ
-16 Alioquin velut insipientem accipite me
Phile. -14 Uti ne velut ex necessitate bonum t. esset
Hebr. 1-12 Velut amictum mutabis eos, et mutabuntur
2 *Petr.* 2-12 Hi vero velut irrationabilia pecora

VELUTI.
2 *Reg.* 17- 8 Veluti si ursa raptis catulis in saltu sæviat
Isai. 41-12 Et veluti consumptio, homines bellantes
Jerem. 46- 7 Veluti fluviorum, intumescunt gurgites ejus
51-38 Excutient comas veluti catuli leonum

VENA.
Job. 4-12 Quasi furtive suscepit auris mea venas susurri ejus
28- 1 Habet argentum venarum suar. principia
Prov. 5-18 Sit vena t. benedicta, et lætare cum muliere
10-11 Vena vitæ, os justi: et os impiorum operit
25-26 Vena corrupta, justus cadens coram impio
Jerem. 17-13 Dereliquerunt venam aquarum viventium
51-36 Desert. faciam mare ejus, et siccabo venam
Osee. 13-15 Et siccabit venas ej., et desolabit fontem ej.

VENALIS, E.
2 *Esdr.*10-31 Populi quoque terræ, qui important venalia
13-16 Inferentes pisces et omnia venalia
-20 Et vendentes universa venalia foris Jerusal.
Eccli. 10-10 Hic enim et animam suam venalem habet
2 *Mac.*11- 3 Et per singulos annos venale sacerdotium

VENATIO.
Gen. 25-28 Eo quod de venationibus illius vesceretur
27- 7 Affer mihi de venatione tua, et fac cibos
-19 Surge, sede, et comede de venatione mea
-25 Affer mihi, inquit, cibos de venatione tua
-31 Coctosque de venatione cibos intulit patri
Surge, pat. mi, et comede de venatione filii
-33 Quidudum captam venationem attulit mihi
Levit. 17-13 Si venatione atque aucupio ceperit feram

3 *Reg.* 4-23 Excepta venatione cervorum, caprearum
Eccli. 13-23 Venatio leonis, onager in eremo
27-11 Leo venationi insidiatur semper
Thren. 3-52 Venatione ceperunt me quasi avem inimici
1 *Mac.* 3- 4 Et sicut catulus leonis rugiens in venatione

VENATOR.

Gen. 10- 9 Et erat robustus venator coram Domino
Quasi Nemrod robustus venator coramDo.
Eccle. 7-27 Quæ laqueus venatorum est et sagena cor ej.
Jerem. 16-16 Et post hæc mittam eis multos venatores
Ezech. 32-30 Ibi principes Aquilon.o.,et univ.venatores

VENATU.

Gen. 27- 3 Cumque venatu aliquid apprehenderis

VENDICO.

Num. 16-10 Ut vobis etiam sacerdotium vendicetis
1 *Mac.* 15- 3 Volo a. vendicare regnum, et restituere

VENDITIO.

Gen. 47-14 Pecun.congregavit pro venditione frumenti
Levit. 25-28 In ipso e. om. venditio redibit ad dominum
-48 Post venditionem potest redimi
-50 A tempore venditionis suæ usque ad annum
Eccli. 27- 2 Sic et inter medium venditionis et emptionis
37-12 Tracta... cum emptore de venditione
2 *Mac.* 8-34 Negotiantes ad Jud. venditionem adduxerat

VENDITOR.

Ezech. 27-22 Venditores Saba, et Reema, ipsi negotiator.
-23 Saba, Assur, et Chelmad, venditores tui

VENDO.

Gen. 25-31 Cui dixit Jacob : Vende mihi primogenita t.
-33 Juravit ei Esaü, et vendidit primogenita
-34 Parvipendens quod primogenita vendidisset
31-15 Nonne quasi alienas reputavit nos, et vendidit
37-28 Vendiderunt eum Ismaëlitis, viginti arg.
-36 Madianitæ vendiderunt Joseph in Ægypto
41-56 Aperuitque Joseph universa horrea, et vendebat Ægyptiis
42- 1 Audiens autem Jacob quod alimenta venderentur in Ægypto
- 6 Ad ej. nutum frumenta populis vendebantur
45- 4 Frater vester, quem vendidistis in Ægypt.
- 5 Quod vendidistis me in his regionibus
47-20 Vendentibus singulis possessiones suas
-22 Non sunt compulsi vendere possessiones s.
Exod. 21- 7 Si quis vendiderit filiam suam in famulam
- 8 Populo a. alieno vendendi non habet potest.
-16 Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit
-35 Vendent bovem vivum, et divident pretium
22- 1 Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem, et occiderit, vel vendiderit
Levit. 25-14 Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes
-15 Et juxta supputationem frugum vendet tibi
-16 Tempus enim frugum vendet tibi
-23 Terra quoque non vendetur in perpetuum
-24 Sub redemptionis conditione vendetur
-25 Frater t. vendiderit possessiunculam suam
Potest redimere quod ille vendiderat
-27 Computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit
-29 Qui vendiderit domum intra urbis muros
-31 Domus... agrorum jure vendetur
-39 Si... compulsus vendiderit se tibi frater t.
-47 Et attenuatus frater tuus vendiderit se ei
-50 Et pecunia, qua venditus fuerat.. supputata
27-24 Ad priorem dominum, qui vendiderat eum
-27 Vendetur alteri quantocumque a te fuerit æstimatum
-28 Sive ager, non vendetur, nec redimi poterit
Deut. 2-28 Alimenta pretio vende nobis, ut vescamur
14-21 Peregrino... da ut comedat, aut vende ei
-25 Vendes omnia, et in pretium rediges
15-12 Cum tibi venditus fuerit frater tuus Hebræus
21-14 Nec vendere poteris pecunia, nec opprimere
24- 7 Vendito eo acceperit pretium, interficietur
28-68 Ibi venderis inimicis t. in servos et ancillas
32-30 Nonne ideo, quia Deus suus vendidit eos
Judic. 2-14 Qui ceperunt eos, et vendiderunt hostibus
Ruth. 4- 3 Partem agri... Elimelech vendet Noemi
3 *Reg.* 10-15 Negotiatores, universique scruta vendentes
4 *Reg.* 4- 7 Vende oleum, et redde creditori tuo
2 *Esdr.* 3-30 Scruta vendentium contra portam Judicial.
5- 8 Judæos, qui venditi fuerant gentibus
Et vos igitur vendetis fratres vestros
10-31 Omn. ad usum, per diem sabbati ut vendant
13-15 Ut in die, qua vendere liceret, venderent
-16 Et vendebant in sabbatis filiis Juda in Jer.
-20 Et vendentes universa venalia foris Jerus.
Judith. 7-13 Propter hoc vendidit nos Deus in manibus
Esth. 7- 4 Atque utinam in servos et famulas venderemur
Psal. 43-13 Vendidisti populum tuum sine pretio
Prov. 11-26 Benedictio autem super caput vendentium
23-23 Veritatem eme, et noli vendere sapientiam
31-24 Sindonem fecit, et vendidit, et singulum
Sap. 10-13 Hæc venditum justum non dereliquit
Isai. 24- 2 Sicut emens, sic ille qui vendit
50- 1 Aut quis est creditor meus, cui vendidi vos
Ecce in iniquitatibus vestris venditi estis
Jerem. 34-14 Fratrem suum Hebræum, qui venditus est ei
Baruc. 6-27 Hostias illorum vendunt sacerdotes ipsorum
Ezech. 7-12 Et qui vendit, non lugeat
-13 Quia qui vendit, ad id quod vendidit, non revertetur
Joel. 3- 3 Puellam vendiderunt pro vino ut biberent
- 6 Filios Jerusalem vendidistis filiis Græcor.
- 7 Suscitabo eos de loco, in quo vendidistis eos
- 8 Et vendam filios vestros et filias vestras
Amos. 2- 6 Pro eo quod vendiderit pro argento justum
8- 6 Et quisquilias frumenti vendamus
Nahum. 3- 4 Quæ vendidit gentes in fornicationibus suis
Zach. 11- 5 Occidebant, et non dolebant, et vendebant ea
1 *Mac.* 12-36 Et neque emant, neque vendant
13-49 Prohibebantur... et emere, ac vendere
2 *Mac.* 4-32 Et alia vendiderat Tyri, et per vicinas civ.
5-24 Præcipiens ei.. mulieres ac juvenes vendere
8-14 Alii vero si quid eis supererat vendebant
Qui eos, priusquam cominus veniret, vendiderat
10-21 Accus., quod pecunia fratres vendidissent
Matth. 13-44 Et vendit univ. quæ habet, et emit agrum
-46 Abiit, et vendidit omnia quæ habuit
19-21 Vade, vende quæ habes, et da pauperibus
21-12 Et ejiciebat omnes vendentes et ementes
Cathedras vendentium columbas evertit
25- 9 Ite potius ad vendentes, et emite vobis
Marc. 10-21 Quæcumque habes vende, et da pauperibus
11-15 Cœpit ejicere vendentes et ementes in temp.
Et cathedras vendentium columbas evertit
Luc. 12-33 Vendite quæ possidetis, et date eleemosyn.
17-28 Edebant, et bibeb.: emebant, et vendebant
18-22 Omnia quæcumq. habes vende, et da paup.
19-45 Cœpit ejicere vendentes in illo, et ementes
22-36 Vendat tunicam suam, et emat gladium
Joan. 2-14 Invenit in templo vendentes boves, et oves
-16 Et his, qui columbas vendebant, dixit
Act. 2-45 Possessiones et substantias vendebant
4-34 Vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant
-37 Cum haberet agrum, vendidit eum
5- 1 Cum Saphira uxore sua vendidit agrum
- 8 Dic mihi, mulier, si tanti agrum vendidistis?
7- 9 Joseph vendiderunt in Ægyptum
Hebr. 12-16 Qui propt. unam escam vendidit primitivas.
Apoc. 13-17 Et ne quis possit emere, aut vendere

VENEFICIUM.

4 *Reg.* 9-22 Et veneficia ejus multa vigent
Sap. 18-13 De omnib. e. non credentes propt. veneficia
Galat. 5-20 Idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ
Apoc. 9-21 Ab homicidiis suis, neque a veneficiis suis
18-23 Quia in veneficiis tuis erraverunt o. gentes

VENEFICUS.

Psal. 57- 6 Non exaudiet vocem... et venefici incantantis sapienter
Apoc. 21- 8 Et fornicatoribus, et veneficis, et idololatris
22-15 Foris canes, et venefici, et impudici

VENENATI.

Sap. 16-10 Nec draconum venenatorum vicer. dentes

VENENUM.

Deut. 32-33 Et venenum aspidum insanabile
Psal. 13- 3 Venenum aspidum sub labiis eorum
139- 4 Venenum aspidum sub labiis eorum
Prov. 23-32 Ut coluber, et sicut regulus venena diffundet
2 *Mac.* 10-13 Etiam ab eo recessisset, veneno vitam finivit
Rom. 3-13 Venenum aspidum sub labiis eorum
Jacob. 3- 8 Inquietum malum, plena veneno mortifero

VENEO.

Levit. 25-34 Suburbana autem eorum non veneant
-42 Non veneant conditione servorum
Matth. 10-29 Nonne duo passeres asse veneunt?
Luc. 12- 6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio
Joan. 12- 5 Quare hoc unguentum non veniit trecentis
1 *Cor.* 10-25 Omne. quod in macello venit, manducate

VENERABILIS, E.

Exod. 12-16 Dies septima eadem festivitate venerabilis
Num. 28-18 Quar. dies prima venerabilis et sancta erit
Num. 28-26 Dies etiam primitivorum... venerabilis et sancta erit
29- 1 Mensis etiam septimi prima dies venerabilis
- 7 Decima quoque dies... erit vobis sancta atque venerabilis
-12 Quæ vobis sancta erit atque venerabilis
Sap. 4- 8 Senectus enim venerabilis est non diuturna

VENERATIO.

Exod. 39-29 Fecerunt et laminam sacræ venerationis
1 *Par.* 29-18 In venerationem tui mens ista permaneat
2 *Mac.* 3-12 Honoratur, pro sui veneratione et sanctit.

VENEROR.

4 *Reg.* 16-12 Vidit altare, et veneratus est illud
Dan. 11-38 Deum a. Moazim in loco suo venerabitur

VENIA.

Gen. 4-13 Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear
Num. 15-28 Impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi
Sap. 12-11 Veniam dabas peccatis illorum
Prolog. Eccli. Veniam habere in illis, in quibus videmur
Eccli. 3-15 Si defecerit sensu, veniam da, et ne spernas
25-34 Nec mulieri nequam veniam prodeundi

VENIO.

Gen. 6-13 Finis universæ carnis venit coram me
8-11 At illa venit ad eum ad vesperam, portans
10-19 Venientibus a Sidone Geraram usq. Gazam
11- 3 Venite, faciamus lateres, et coquamus eos
- 4 Venite, faciamus nobis civitatem et turrim
- 7 Venite igitur, descendamus, et confundam.
-31 Veneruntq. usq. Aran, et habitaverunt ibi
12- 1 Et veni in terram, quam monstrabo tibi
- 5 Cumque venissent in eam, (-6) pertransivit
13- 3 Reversusque est per iter, quo venerat
-10 Et sicut Ægyptus venientibus in Segor
-18 Venit et habitavit juxta convallem Mambre
14- 5 Quarto decimo anno venit Chodorlahomor
- 7 Venerunt ad fontem Misphat, ipsa est Cades
-24 Et partibus virorum qui venerunt mecum
16- 8 Ancilla Saraï, unde venis? et quo vadis?
18-10 Revertens veniam ad te tempore isto
-21 Videbo, utrum clamorem qui venit ad me
19- 1 Veneruntque duo Angeli Sodomam vespere
-32 Veni, inebriemus eum vino, dormiamusq.
20- 3 Venit a. Deus ad Abimelech per somnium
22- 9 Et venerunt ad locum quem ostenderat ei D.
23- 2 Venitque Abraham ut plangeret et fleret
24- 5 Si noluerit mulier venire mec. in terr. hanc
-30 Venit ad virum, qui stabat juxta camelos
-32 Pedes ejus et virorum qui venerant cum eo
-39 Quid si noluerit venire mecum mulier?
-41 Cum veneris ad propinquos meos
-42 Veni ergo hodie ad fontem aquæ, et dixi
-45 Apparuit Rebecca veniens cum hydria
-58 Cumque vocata venisset, sciscitati sunt
-63 Vidit camelos venientes procul
-65 Quis est ille homo qui venit per agrum
25-29 Ad quem cum venisset Esaü de agro lassus
26-17 Discedens, ut veniret ad torrentem Geraræ
-26 Ad quem locum cum venissent de Geraris
-27 Quid venistis ad me, hominem quem odistis
-32 Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac
27-30 Et egresso Jacob foras, venit Esaü
-33 Et comedi ex omnibus priusquam tu venires
-35 Qui ait : Venit germanus tuus fraudulenter
-40 Tempusque veniet, cum excutias et solvas
-41 Venient dies luctus patris mei, et occidam
28- 5 Profectus venit in Mesopotamiam Syriæ
-11 Cumque venisset ad quemdam locum
29- 1 Jacob venit in terram Orientalem
- 6 Et ecce Rachel filia ejus venit cum grege s.
- 9 Et ecce Rachel veniebat cum ovibus patris s.
-13 Qui cum audisset venisse Jacob filium sor.
30-30 Modicum habuisti antequam venirem ad te
-38 Ut cum venissent greges ad bibendum
31-44 Veni ergo, et ineamus fœdus
32- 6 Dicentes : Venimus ad Esaü fratrem tuum
- 8 Dicens : Si venerit Esaü ad unam turmam
-11 Ne forte veniens percutiat matrem cum filiis
-18 Ipse quoque post nos venit
33- 1 Vidit venientem Esaü, et cum eo quadring.
-14 Donec veniam ad dominum meum in Seir
-16 Reversus est... itinere quo venerat in Seïr
-17 Jacob venit in Socoth : ubi ædificata domo
34- 7 Ecce filii ejus veniebant de agro
35- 6 Venit igitur Jacob Luzam
-16 Venit verno tempore ad terram quæ ducit
-27 Venit etiam ad Isaac patrem s. in Mambre
37-13 In Sichimis : veni, mittam te ad eos
-14 Missus de valle Hebron, venit in Sichem
-19 Mutuo loquebantur : Ecce somniator venit
20 Venite, occidamus eum et mittamus in cist.

Gen. 37-25 Viderunt Ismaëlitas viatores venire de Gal.
41-27 Septem anni venturæ sunt famis
-29 Ecce septem anni venient fertilitatis magnæ
-47 Venitque fertilitas septem annorum
-50 Nati sunt autem Joseph filii duo, antequam veniret fames
-54 Cœperunt venire septem anni inopiæ
-57 Omnesq. provinciæ veniebant in Ægyptum
42- 7 Loquebatur, interrog. eos : Unde venistis ?
- 9 Ut videatis infirmiora terræ venistis
-10 Sed servi tui venerunt ut emerent cibos
-11 Om. filii unius viri sumus : pacifici venimus
-12 Immunita terræ hujus considerare venistis
-15 Donec veniat frater vester minimus
-21 Idcirco venit super nos ista tribulatio
-29 Veneruntque ad Jacob patrem suum
43-10 Jam vice altera venissemus
-21 Cum venissemus ad diversorium
-34 Majorque pars venit Benjamin
44-23 Nisi venerit frater vester minimus vobiscum
45-16 Auditumque est... venerunt fratres Joseph
-18 Et venite ad me : et ego dabo vobis omnia
-19 Et properate quantocius venientes
-25 Venerunt in terram Chanaan ad patrem
46- 1 Israël... venit ad puteum Juramenti
- 6 Venitque in Ægyptum cum omni semine suo
-31 Fratres mei, et domus... venerunt ad me
47- 1 Pater meus et fratres... venerunt de terra Chanaan
- 4 Ad peregrinandum in terra tua venimus
- 5 Pater tuus et fratres tui venerunt ad te
-15 Venit cuncta Ægyptus ad Joseph, dicens
-18 Venerunt quoq. anno secundo, et dixerunt
48- 2 Ecce filius tuus Joseph venit ad te
- 5 In terra Æg., antequam huc venirem ad te
- 7 Quando veniebam de Mesopotamia
49- 1 Quæ ventura sunt vobis in diebus novissimis
- 6 In consilium eorum non veniat anima mea
-10 Donec veniat qui mittendus est
-26 Donec veniret desiderium collium æternor.
50-10 Veneruntque ad aream Atad, quæ sita est
-18 Veneruntque ad eum fratres sui : et proni
Exod. 1-10 Venite, sapienter opprimamus eum
-19 Et priusquam veniamus ad eas, pariunt
2-16 Filiæ, quæ venerunt ad hauriendam aquam
-18 Dixit ad eas : Cur velocius venistis solito ?
3- 1 Venit ad montem Dei Horeb
- 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me
-10 Sed veni, et mittam te ad Pharaonem
4-29 Veneruntque simul, et congregaverunt
5-15 Veneruntque præpositi filiorum Israël
8-24 Et venit musca gravissima in domos Phar.
15-23 Et venerunt in Mara, nec poterant bibere
-27 Venerunt autem in Elim filii Israel
16- 1 Et venit omnis multitudo filiorum Israël
-22 Venerunt a. omnes principes multitudinis
-27 Venitque septima dies : et egressi de populo
-35 Donec venirent in terram habitabilem
17- 8 Venit a. Amalec, et pugnabat contra Israël
18- 5 Venit ergo Jethro cognatus Moysi, et filii ej.
- 6 Ego Jethro cognatus tuus, venio ad te
-12 Veneruntque Aaron et omnes seniores Isr.
-15 Venit ad me popul. quærens sententiam D.
-16 Veniunt ad me ut judicem inter eos
19- 1 In die hac venerunt in solitudinem Sinaï
- 7 Venit Moyses : et convocatis majorib. natu
- 9 Jam nunc veniam ad te in caligine nubis
20-20 Ut enim probaret vos, venit Deus
-24 Veniam ad te, et benedicam tibi
22-15 Si conductum venerat pro mercede operis s.
24- 3 Venit ergo Moyses, et narravit plebi omnia
26- 5 Ita insertas, ut ansa contra ansam veniat
34-32 Venerunt ad eum etiam omnes filii Israël
35-10 Quisquis vestrum sapiens est, veniat
36- 4 Unde artifices venire compulsi
-12 Ut contra se invicem venirent ansæ
Levit. 15-14 Et veniet in conspectum Domini ad ostium
27-21 Quia cum jubilæi venerit dies, sanctificatus erit Domino
-32 Quidquid decimum venerit, sanctificabitur
Num. 10- 4 Si semel clangueris, venient ad te principes
-21 Donec venirent ad erectionis locum
-29 Veni nobiscum, ut benefaciamus tibi
-32 Cumq. nobiscum veneris, quidq. optimum
11- 5 In mentem nobis veniunt cucumeres
-24 Venit igitur Moyses, et narravit populo verba
-34 Venerunt in Haseroth, et manserunt ibi
13-18 Cumque veneritis ad montes
-23 Et venerunt in Hebron, ubi erant Achiman
-27 Venerunt ad Moysen et Aaron et ad omnem
-28 Venimus in terram, ad quam misisti nos
15-18 Cum veneritis in terram, quam dabo vobis
16-12 Qui responderunt : Non venimus
-14 An et oculos nost. vis eruere ? non venimus

Num. 20- 1 Veneruntque filii Israël, et omnis multitudo
-22 De Cades, venerunt in montem Hor
21- 1 Venisse scilicet Isr. per exploratorum viam
- 7 Venerunt ad Moysen, atque dixerunt
-12 Moventes, venerunt ad torrentem Zared
-23 Et venit in Jasa, pugnavitque contra eum
-27 Venite in Hesebon, ædificetur
22- 6 Veni igitur, et maledic populo huic
- 7 Cumque venissent ad Balaam, et narrassent
- 8 Manentibus illis apud Balaam, venit Deus
-11 Veni, et maledic ei, si quo modo possim
-13 Quia prohibuit me Dom. venire vobiscum
-14 Noluit Balaam venire nobiscum
-16 Qui cum venissent ad Balaam, dixerunt Ne cuncteris venire ad me
-17 Veni, et maledic populo isti
-20 Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et ait ei Si vocare te venerunt homines isti, surge
-32 Ego veni ut adversarer tibi, quia perversa
-37 Ut vocarent te, cur non statim venisti ad me?
-39 Perrexerunt ergo simul, et venerunt in urb.
23- 7 Veni, inquit, et maledic Jacob : propera
-13 Balac : Veni mecum in alterum locum
-27 Veni, et ducam te ad alium locum
24-24 Venient in trieribus de Italia, superabunt
-25 Balac quoque via, qua venerat, rediit
31-14 Iratusq..centurionib. qui venerant de bello
32- 2 Venerunt ad Moysen et ad Eleazarum
- 9 Cumque venissent usque ad vallem Botri
33- 6 Et de Soccoth venerunt in Etham
- 7 Inde egressi venerunt contra Phihahiroth
- 9 Profectique de Mara venerunt in Elim
-12 Unde egressi, venerunt in Daphca
-16 Egressi, venerunt ad sepulcra Concupisc.
-18 Et de Haseroth venerunt in Rethma
-20 Unde egressi, venerunt in Lebna
-22 Egressique de Ressa, venerunt in Ceelatha
-24 Egressi de monte Sepher, venerunt in Arada
-26 Profectiq. de Maceloth venerunt in Thahath
-30 Profectique de Hesmona, venerunt in Maseroth
-32 De Benejaacan, venerunt in mont. Gadgad
-34 Et de Jetebatha, venerunt in Hebrona
-36 Inde profecti, venerunt in desertum Sin
-40 In terram Chanaan venisse filios Israel
-42 Unde egressi, venerunt in Phunon
-44 Et de Oboth, venerunt in Jieabarim
-47 Venerunt ad montes Abarim contra Nabo
34- 8 A quo venient in Emath usq. ad term. Sedada
Deut. 1- 7 Et venite ad montem Amorrhæorum
-19 Cumque venissemus in Cadesbarne
-20 Dixi vobis : Venistis ad montem Amorrhæi
-24 In montana, venerunt usq. ad vallem Botri
-31 Ambulastis, donec veniretis ad locum istum
-44 Et obviam veniens, persecutus est vos
2- 1 Profectique inde venimus in solitudinem
- 8 Venimus ad iter, quod ducit in desert. Moab
-13 Surgentes ergo... venimus ad eum
-29 Donec veniamus ad Jordan., et transeamus
-35 Jumentis quæ in partem venere prædantium
10- 7 Inde venerunt in Gadgad
11- 5 In solitudine donec veniretis ad hunc locum
12- 5 Ad locum quem elegerit Dom... venietis
- 9 Neq. e. usq. in præsens temp. venistis ad req.
-26 Et venies ad locum, quem elegerit Dominus
14-29 Venietq. Levites qui aliam non habet part.
15- 7 Ad paupertatem venerit
17- 9 Veniesq. ad sacerdotes Levitici generis
18- 6 Et voluerit venire, desiderans locum
21- 6 Et venient majores natu civitatis illius
22-28 Et res ad judicium venerit
28- 2 Venientq. super te universæ benedictiones
- 7 Per unam viam venient contra te
-15 Venient super te omnes maledictiones istæ
-45 Venient super te omnes maledictiones istæ
29- 7 Venistis ad hunc loc. : egressusq. est Sehon
-22 Peregrini, qui de longe venerint, videntes
30- 1 Cum ergo venerint sup. te om. sermones isti
32-17 Novi recentesq. venerunt, quos non coluer.
-44 Venit ergo Moyses, et locutus est om. verba
33- 2 Dominus de Sinaï venit, et de Seïr ortus est
-16 Benedictio illius... veniat super caput Jos.
Josue. 2- 3 Dicens : Educ viros, qui venerunt ad te Et omnem terram considerare venerunt
- 4 Venerunt ad me, sed nesciebam unde essent
-23 Venerunt ad Josuë fil. Nun, narraveruntq.
3- 1 Egredientesq. de Setim, venerunt ad Jord.
-13 Quæ a. desup. veniunt, in una mole consist.
5-14 Sum princeps exerc. Domini, et nunc venio
6-10 Donec veniat dies in quo dicam vobis
8-11 Cumq. venissent et ascendissent ex adverso
9- 6 De terra longinqua venimus
- 8 Josuë ait : Quinam estis vos? et unde venistis
- 9 Venerunt servi tui in nomine Dom. Dei tui
-12 De domibus nostris, ut veniremus ad vos

Josue. 9-17 Et venerunt in civitates eorum die tertio
11- 7 Venitque Josuë, et omnis exercitus cum eo
-21 In illo tempore venit Josue, et interfecit
13- 6 Veniat ergo in partem hæreditatis Israël
15-15 Inde conscendens venit ad habitatores Dabir
17- 4 Veneruntq. in conspectu Eleazari sacerdot.
18- 6 Et huc venietis ad me, ut coram Dom. Deo
22-10 Cumque venissent ad tumulos Jordanis
-15 Qui venerunt ad filios Ruben et Gad
23-15 Quod promisit, et prospera cuncta venerunt
24- 6 Eduxique vos... et venistis ad mare
-11 Transistisq. Jordanem et venistis ad Jericho
Judic. 3-18 Prosecutus est socios, qui cum eo venerant
-26 Unde reversus fuerat. Venitque in Seirath
4- 8 Ad eam Barac : Si venis mecum, vadam : si nolueris venire mecum, non pergam
-20 Cum venerit aliquis interrogans te, et dicens
-22 Et ecce Barac sequens Sisaram veniebat Veni et ostendam tibi virum, quem quæris
5-19 Venerunt reges et pugnaverunt, pugnaver.
-23 Quia non venerunt ad auxilium Domini
6- 5 Ipsi enim et universi greges eor. veniebant
-11 Venit a. Angelus Dom., et sedit sub quercu
-31 Moriatur antequam lux crastina veniat
7- 1 Jerobaal...venit ad font. qui vocatur Harad
-13 Cumque venisset Gedeon, narrabat aliquis
8- 4 Cumq. venisset Gedeon ad Jord., transivit
- 8 Et inde conscendens, venit in Phanuel
-15 Venitq. ad Soccoth, et dixit eis : En Zebee
9- 5 Et venit in domum patris sui in Ephra
- 9 Et venire ut inter ligna promovear
-10 Veni, et super nos regnum accipe
-12 Ligna ad vitem : Veni, et impera nobis
-14 Ligna ad rhamnum: Veni, et impera sup. nos
-15 Venite, et sub umbra mea requiescite
-26 Venit a. Gaal filius Obed cum fratribus suis
-29 Congrega exercitus multitudinem, et veni
-31 Ecce Gaal filius Obed venit in Sichimam
-37 Et unus cuneus venit per viam quæ respicit
-50 Inde proficiscens, venit ad oppidum Thebes
-57 Et venit super eos maledictio Joatham
11- 6 Dixeruntque ad eum : Veni, et esto princeps
- 7 Et nunc venistis ad me, necessitate compulsi
- 8 Nunc venimus ad te, ut proficiscaris nobisc.
- 9 Si vere venistis ad me, ut pugnem pro vobis
-12 Quia venisti contra me, ut vastares terram
-16 Usque ad mare Rubrum, et venit in Cades
-18 Venitq. contra Orient. plagam terræ Moab
-33 Ab Aroër usque dum venias in Mennith
12- 5 Cumq. venisset ad ea de Ephraïm numero
13- 6 Quæ cum venisset ad maritum s., dixit ei Vir Dei venit ad me, habens vultum angel. Et unde venisset, et quo nomine vocaretur
- 8 Ut vir Dei, quem misisti, veniat iterum
-11 Veniensque ad virum, dixit ei : Tu es
-23 Neque ea quæ sunt ventura dixisset
14- 5 Cumq. venissent ad vineas oppidi, apparuit
- 9 Veniensque ad patrem suum et matrem
15- 1 Venit Samson, invisere volens uxorem s.
-10 Responder. : Ut ligemus Samson, venimus
-12 Ligare, inquiunt, te venimus, et tradere
-14 Qui cum venisset ad locum Maxillæ
16- 5 Veneruntq. ad eam principes Philisthinor.
17- 8 Cumque venisset in montem Ephraïm
- 9 Interrogatus est ab eo unde venisset
18- 2 Qui cum pergentes venissent in montem Ephraïm
- 3 Quam ob causam huc venire voluisti?
- 7 Euntes igitur quinque viri, venerunt Laïs
-13 Cumque venissent ad domum Michæ
-19 Veniq. nobis cum, ut habeamus te patrem
-25 Et veniant ad te viri animo concitati
-27 Veneruntq. in Laïs ad populum quiescent.
19-10 Sed statim perrexit, et venit contra Jebus
-11 Veni, obsecro, declinemus ad urbem Jebus.
-17 Et dixit ad eum : Unde venis ? et quo vadis?
-22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial
-26 Venit ad ostium domus, ubi manebat Dom.
20- 4 Veni in Gabaa Benjamin cum uxore mea
-18 Qui surgentes venerunt in domum Dei
-26 Omnes filii Israël venerunt in domum Dei
21- 2 Veneruntque omnes ad domum Dei in Silo
-14 Veneruntque filii Benjamin in illo tempore
-22 Cumque venerint patres earum, ac fratres
Ruth. 1-11 Revertimini, filiæ meæ, cur venitis mecum ?
-19 Profectæq. sunt simul, et venerunt in Bethl.
-22 Venit ergo Noëmi cum Ruth Moabitide
2- 4 Et ecce, ipse veniebat de Bethlehem
- 6 Hæc est Moabitis, quæ venit cum Noëmi
-11 Veneris ad populum, quem antea nesciebas
-12 Recipias a Do. Deo Israël, ad quem venisti
-14 Quando hora vescendi fuerit, veni huc
3- 4 Veniesque, et discooperies pallium
- 7 Venit abscondite, et discooperto pallio
-14 Cave ne quis noverit quod huc veneris

Ruth. 3-16 Venit ad socrum suam. Quæ dixit ei
1 Reg. 1- 4 Venit ergo dies, et immolavit Elcana
-19 Et venerunt in domum suam Ramatha
2-13 Veniebat puer sacerdotis, dum conquerent.
-14 Sic faciebant univ. Isr. venientium in Silo
-15 Veniebat puer sacerdotis, et dicebat
-27 Venit autem vir Dei ad Heli, et ait ad eum
-31 Ecce dies veniunt, et præcidam brachium t.
-33 Morietur, cum ad virilem ætatem venerit
-34 Signum, quod venturum est duobus filiis t.
-36 Veniat ut oretur pro eo, et offerat nummum
3-10 Et venit Dominus, et stetit; et vocavit
4- 1 Porro Philisthiim venerunt in Aphec
- 3 Et veniat in medium nostri, ut salvet nos
- 5 Cumq. venisset arca fœderis Dom. in castra
- 6 Cognoverunt quod arca Domini venisset in castra
- 7 Philisthiim, dicentes: Venit Deus in castra
-12 Venit in Silo in die illa, scissa veste
-13 Cumq. ille venisset, Heli sedebat sup. sellam
-14 At ille festinavit, et venit, et nuntiavit Heli
-16 Dixit ad Heli: Ego sum qui veni de prælio
5-10 Cumque venisset arca Dei in Accaron
6-14 Plaustrum venit in agrum Josuë Bethsam.
7- 1 Venerunt ergo viri Cariathiarim
-13 Nec apposuerunt ultra ut venirent in terminos Israël
8- 4 Venerunt ad Samuëlem in Ramatha
9- 5 Cum a. venissent in terram Suph, dixit Saül
Veni et revertamur, ne forte dimiserit pater
- 6 Omne quod loquitur, sine ambiguitate venit
De via nostra, propter quam venimus
- 9 Venite, et eamus ad Videntem
-10 Optimus sermo tuus: Veni, eamus
-12 Festina nunc: hodie enim venit in civitatem
-13 Neq. e. comesurus est pop. donec ille veniat
-15 Ante unam diem quam veniret Saül, dicens
-16 Venit enim clamor eorum ad me
10- 3 Cumque... et veneris ad quercum Thabor
- 5 Post hæc venies in collem Dei, ubi est statio
- 8 Donec veniam ad te, et ostendam tibi
- 9 Et venerunt omnia signa hæc in die illa
-10 Veneruntque ad prædictum collem
-13 Cessavit a. prophetare, et venit ad excelsum
-14 Cum non reperissemus, venimus ad Samuël.
-22 Consuluer...utrumnam venturus esset illuc
11- 4 Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saülis
- 5 Ecce Saül veniebat, sequens boves de agro
- 9 Et dixerunt nuntiis qui venerant: Sic dicetis
Venerunt ergo nuntii, et annuntiaverunt
-11 Et factum est, cum dies crastinus venisset
-14 Venite, et eamus in Galgala, et innovemus
12-12 Videntes autem quod Naas... venisset adversum vos
13- 8 Et non venit Samuël in Galgala
-10 Ecce Samuël veniebat: et egressus est Saül
-11 Et tu non veneras juxta placitos dies
-15 Qui expugnabant eos venientes de Galgala
-22 Cumq. venisset dies prælii, non est inventus
14- 1 Veni, et transeamus ad stationem Philisth.
- 6 Veni, transeamus ad stationem incircumc.
- 9 Manete donec veniamus ad vos
-20 Et venerunt usque ad locum certaminis
-25 Omneque terræ vulgus venit in saltum
15- 5 Cumq. venisset Saül usq. ad civitat. Amalec
- 7 Donec venias ad Sur, quæ est e reg. Ægypti
-12 Eo quod venisset Saül in Carmelum
Venit ergo Samuël ad Saül, et Saül offerebat
-13 Cum venisset Samuël ad Saül, dixit ei Saül
16- 1 Imple cornu tuum oleo, et veni
- 2 Et dices: Ad immolandum Domino veni
- 4 Venitque in Bethlehem, et admirati sunt
- 5 Pacificus: ad immolandum Domino veni
Sanctificamini, et venite mec. ut immolem
-11 Nec e. discumbemus priusq. huc ille veniat
-21 Et venit David ad Saül, et stetit coram eo
17- 2 Porro Saül et filii Israël congregati venerunt
- 8 Dicebat eis: Quare venistis parati ad præl.
-20 Et venit ad locum Magala, et ad exercitum
-28 Et ait: Quare venisti, et quare dereliquisti
-34 Et veniebat leo, vel ursus, et tollebat arietem
-43 Canis sum, quod tu venis ad me cum baculo?
-44 Veni ad me, et dabo carnes tuas volatilibus
-45 Tu venis ad me cum gladio, et hasta, et clyp.
Ego autem venio ad te in nomine Domini
-48 Cum ergo surrexisset Philisthæus, et veniret
-52 Usque dum venirent in vallem
19-16 Cumque venissent nuntii, inventum est
-18 Salvatus est, et venit ad Samuël in Ramatha
-22 Et venit usque ad cisternam magnam
-23 Usque dum veniret in Najoth in Ramatha
20- 1 Veniensque locutus est coram Jonatha
-11 Veni, et egrediamur foras in agrum
-19 Et venies in locum ubi celandus es in die
-22 Tu veni ad me, quia pax tibi est

1 Reg. 20-24 Venerunt calendæ, et sedit rex ad comed.
-27 Cur non venit filius Isaï, nec heri, nec hodie
-29 Ob hanc causam non venit ad mensam regis
-35 Cumque illuxisset mane, venit Jonathas
-37 Venit itaque puer ad locum jaculi
21- 1 Venit autem David in Nobe ad Achimelech
Obstupuit Achimel., eo quod venisset Dav.
-10 Et venit ad Achis regem Geth
22- 5 Profect. est David, et venit in saltum Haret
-11 Qui universi venerunt ad regem
23- 7 Nuntiatum est... quod venisset David in Ceïlam
-10 Quod disponat Saül venire in Ceïlam
-27 Et nuntius venit ad Saül, dicens: Festina, et veni, quoniam infuderunt se Philist.
24- 4 Et venit ad caulas ovium, quæ se offerebant
25- 5 Et venietis ad Nabal, et salutabitis eum
- 8 In die enim bona venimus
- 9 Cumque venissent pueri David, locuti sunt
-12 Et reversi venerunt, et nuntiaverunt ei om.
-26 Qui prohibuit te ne venires in sanguinem
-34 Nisi cito venisses in occursum mihi
-36 Venit autem Abigaïl ad Nabal
-40 Venerunt pueri David ad Abigaïl in Carmel.
26- 1 Et venerunt Ziphæi ad Saül in Gabaa
- 3 Videns autem quod venisset Saül post se
- 4 Et didicit quod illuc venisset certissime
- 5 David clam, et venit ad locum ubi erat Saül
- 7 Venerunt ergo David et Abisaï ad populum
-10 Aut dies ejus venerit ut moriatur
27- 9 Revertebatur, et veniebat ad Achis
28- 4 Congregatique sunt Philisthiim, et venerunt
Congregavit autem et Saül universum Israël, et venit in Gelboë
- 8 Veneruntque ad mulierem nocte, et ait illi
29- 6 Ex die qua venisti ad me, usque in diem hanc
- 8 Ut non veniam, et pugnem contra inimicos
-10 Et servi domini tui, qui venerunt tecum
30- 1 Cumq. venissent David et viri ejus in Siceleg
- 3 Cum ergo venissent David et viri ej. in civ.
- 9 Et venerunt usque ad torrentem Besor
-21 Venit autem David ad ducentos viros
-22 Quia non venerunt nobiscum, non dabimus
-26 Venit ergo David in Siceleg, et misit dona
31- 4 Ne forte veniant incircumcisi isti, et interf.
- 7 Veneruntque Philisth., et habitaverunt ibi
- 8 Facta a. die altera, venerunt Philisthiim
-12 Veneruntque Jabes Galaad, et combusser.
2 Reg. 1- 2 Homo veniens de castris Saül, veste conscissa
Et ut venit ad David, cecidit super faciem s.
- 3 Dixitque ad eum David: Unde venis?
- 6 Nuntiabat ei: Casu veni in montem Gelboë
-21 Nec ros, nec pluvia veniant super vos
2- 4 Veneruntque viri Juda, et unxerunt ibi
-24 Et venerunt usque ad collem aquæductus
-29 Lustrata om. Bethoron, venerunt ad castra
3-13 Et sic venies, et videbis me
-20 Venitque ad David in Hebron cum viginti
Et viris ej. qui venerant cum eo, convivium
-22 Statim pueri David et Joab venerunt
-23 Postea venerunt: nuntiatum est itaque Joab
Venit Abner filius Ner ad regem, et dimisit
-24 Ecce venit Abner ad te: quare dimisisti eum
-25 Quoniam ad hoc venit ad te, ut deciperet te
-29 Et veniat super caput Joab, et super
-35 Cumque venisset universa multitudo cibum capere
4- 4 Quando venit nuntius de Saül et Jonatha
- 5 Venientes igitur filii Remmon Berothitæ
5- 1 Et venerunt universæ tribus Israël ad David
- 3 Venerunt quoq. et seniores Israël ad regem
-13 Postquam venerat de Hebron
-18 Philisthiim a. venientes diffusi sunt in valle
-20 Venit ergo David in Baalpharasim
-23 Et venies ad eos ex adverso pyrorum
-25 Usque dum venias Gezer
6- 6 Postquam a. venerunt ad aream Nachon
8- 5 Venitq. Syria Damasci, ut præsidium ferret
9- 6 Cum a. venisset Miphiboseth filius Jonathæ
10- 2 Cum autem venissent servi David in terram
-14 Reversusque est Joab... et venit Jerusalem
-17 Et transivit Jordanem: venitque in Helam
11- 7 Et venit Urias ad David. Quæsivitq. David
-10 Numquid non de via venisti?
-22 Abiit ergo nuntius, et venit, et narravit
12- 1 Qui cum venisset ad eum, dixit ei: Duo viri
- 4 Cum a. peregrinus quid. venisset ad divitem
Peregrino illi qui venerat ad se
Præparavit cibos homini qui venerat ad se
-17 Venerunt a. seniores domus ejus, cogentes
-20 Et adoravit, et venit in domum suam
13- 5 Cumque venerit pater tuus, ut visitet te
Veniat, oro, Thamar soror mea, ut det mihi
- 6 Cumque venisset rex ad visitandum eum
Veniat, obsecro, Thamar soror mea

2 Reg. 13- 7 Dicens: Veni in domum Amnon fratris tu
- 8 Venitq. Thamar in domum Amnon fratris
-11 Et ait: Veni, cuba mecum, soror mea
-24 Venitque ad regem, et ait ad eum
Veniat, oro, rex cum servis s. ad servum s
-25 Noli, fili mi, noli rogare ut veniamus omn
-26 Si non vis venire, veniat, obsecro, nobisc.
-34 Ecce populus multus veniebat per iter
-38 Absal. a. cum fugisset, et venisset in Gessu
14-15 Nunc igitur veni, ut loquar ad dom. meun
-29 Ad regem: qui noluit venire ad eum
Cumque... et ille noluisset venire ad eum
-30 Et venientes servi Joab, scissis vestibus sui
-31 Surrexitque Joab, et venit ad Absalom
-32 Misi ad te obsecrans, ut venires ad me
Diceres ei: Quare veni de Gessur?
15- 2 Habebat negot. ut veniret ad regis judicium
- 4 Ut ad me veniant o., qui habent negotium
- 6 Faciebatq. hoc o. Isr. venienti ad judicium
-13 Venit igitur nuntius ad David, dicens
-14 Festinate egredi, ne forte veniens occupet
-19 Rex ad Ethaï Gethæum: Cur venis nobisc.
-20 Heri venisti, et hodie compelleris
-22 Ait David Ethaï: Veni, et transi
-24 Venit a. et Sadoc sacerdos, et univ. Levita
-28 Donec veniat sermo a vobis indicans mihi
-33 David: Si veneris mecum, eris mihi oneri
16- 5 Venit ergo rex David usque Bahurim
-14 Venit itaque rex, et univ. populus cum eo
-16 Cum autem venisset Chusai Arachites
17- 6 Cumque venisset Chusaï ad Absalom
-20 Cumque venissent servi Absalom in domun
-24 David autem venit in castra
-27 Cumque venisset David in castra
18-27 Bonus est, et nuntium portans bonum, veni
-31 Et veniens ait: Bonum apporto nuntium
19- 7 Quæ venerunt super te, ab adolescentia tu
- 8 Venitque universa multitudo coram rege
-11 Cur venitis novissimi ad reducendum regen
-15 Et venit usque ad Jordanem, et omnis Jud. venit usque in Galgalam
-20 Hodie primus veni de omni domo Joseph
-25 Quare non venisti mecum, Miphiboseth?
-33 Veni mecum, ut requiescas securus mecun
20- 3 Cumq. venisset rex in domum s. in Jerusal
- 8 Amasa veniens occurrit eis
-15 Venerunt itaque, et oppugnabant eum
22- 7 Et clamor meus veniet ad aures ejus
23-13 Venerant tempore messis ad David in spel
24- 5 Venerunt in Aroër ad dexteram urbis
- 6 Et venerunt in Dan sylvestria
- 7 Veneruntq. ad Meridiem Juda in Bersabee
-13 Cumq. venisset Gad ad David, nuntiavit ei
Aut sept. annis veniet tibi fames in terra t.
-18 Venit a. Gad ad David in die illa, et dixit e
-21 Quid causæ est ut veniat dominus meus re
3 Reg. 1-12 Nunc ergo veni, accipe consilium a me
-14 Ego veniam post te, et complebo serm. tuo
-22 Illa loquente... Nathan propheta venit
-35 Et veniet, et sedebit super solium meum
-42 Jonathas filius Abiathar sacerdotis venit
2-19 Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonen
-28 Venit autem nuntius ad Joab, quod Joab
-30 Et venit Banaïas ad tabernaculum Domini
3-15 Cumque venisset Jerus., stetit coram arca
-16 Tunc venerunt duæ mulieres meretrices
4-34 Veniebant de cunctis populis ad audiendan
7-14 Qui cum venisset ad regem Salomonem
8- 3 Veneruntq. cuncti senes de Is., et tulerun
-31 Venerit propter juramentum cor. altari tu
-33 Venerint, et oraverint, et deprecati te fuer
-41 Cum venerit de terra longinqua
-42 Cum venerit ergo, et oraverit in hoc loco
9-28 Qui cum venissent in Ophir
10- 1 Venit tentare eum in ænigmatibus
- 2 Venit ad regem Salomonem, et locuta est e
- 7 Donec ipsa veni, et vidi oculis meis
11-18 Venerunt in Pharan, tuleruntque secum
12- 1 Venit autem Roboam in Sichem
- 3 Venit ergo Jeroboam, et o. multitudo Israë
-12 Venit ergo Jeroboam, et omnis populus
-21 Venit a. Roboam Jerusalem, et congregavi
13- 1 Ecce vir Dei venit de Juda in sermone
- 7 Veni mecum domum, ut prandeas
- 8 Non veniam tecum, nec comedam panem
- 9 Nec reverteris per viam qua venisti
-10 Non est reversus per iter, quo venerat i Bethel
-11 Ad quem venerunt filii sui, et narraverunt e
-12 Abierat vir Dei, qui venerat de Juda
-14 Ait illi: Tu-ne es vir Dei, qui venisti de Juda
-15 Veni mecum domum, ut comedas panem
-16 Non possum reverti, neque venire tecum
-21 Exclamavit ad vir. Dei, qui venerat de Juda
-25 Et venerunt, et divulgaverunt in civitate

3 *Reg.* 13-32 Profecto enim veniet sermo, quem prædixit
14- 4 Abiit in Silo, et venit in domum Ahiæ
-17 Uxor Jeroboam, et abiit, et venit in Thersa
15-19 Et peto ut venias, et irritum facias fœdus
17-10 Cumque venisset ad portam civitatis
18-16 Venitque Achab in occursum Eliæ
-29 Venerat tempus, quo sacrific. offerri solet
-30 Dixit Elias omni populo : Venite ad me
-46 Donec veniret in Jezrahel
19- 3 Venitque in Bersabee Juda, et dimisit ibi
- 4 Cumq. venisset, et sederet subter unam jun.
- 9 Cumque venisset illuc, mansit in spelunca
-19 Cumq. venisset Elias ad eum, misit pallium
20-16 Et reges... qui ad auxilium ejus venerant
-18 Sive pro pace veniunt, apprehendite eos
-20 Percussit... virum, qui contra se veniebat
-32 Veneruntque ad regem Israël, et dixerunt ei
-43 Et furibundus venit in Samariam
21- 4 Venit ergo Achab in domum suam indignans
22- 4 Venies-ne mec. ad præliandum in Ramoth
-15 Venit itaque ad regem, et ait illi rex
4 *Reg.* 1-13 Cum venisset, curvavit genua contra Eliam
2- 4 Cumque venissent Jericho, (-5) acceserunt
-15 Et venientes in occursum ejus, adoraverunt
3- 7 Veni mecum contra eum ad prælium
-20 Et ecce, aquæ veniebant per viam Edom
-24 Venerunt igit. qui vicerant, et percusserunt
4- 1 Ecce creditor venit ut tollat duos filios meos
- 7 Venit autem illa, et indicavit homini Dei
-10 Ut cum venerit ad nos, maneat ibi
-11 Et veniens divertit in cœnaculum
-25 Et venit ad virum Dei in montem Carmeli
-27 Cumque venisset ad virum Dei in montem
-37 Venit illa, et corruit ad pedes ejus
-42 Vir autem quidam venit de Baalsalisa
5- 8 Veniat ad me, et sciat esse prophetam in Isr.
- 9 Venit ergo Naaman cum equis et curribus
-15 Venit, et stetit coram eo, et ait : Vere scio
-22 Modo venerunt ad me duo adolescentes
-24 Cumque venisset jam vesperi, tulit de manu
-25 Et dixit Eliseus : Unde venis, Giezi ?
6- 3 Et ait unus ex illis : Veni ergo et tu cum servis tuis. Respondit : Ego veniam
- 4 Cumque venissent ad Jordanem, cædebant
-14 Qui cum venissent nocte, circumdederunt
-23 Et ultra non venerunt latrones Syriæ in terr.
-32 Et antequam veniret nuntius ille, dixit
Cum venerit nuntius, claudite ostium
-33 Apparuit nuntius, qui veniebat ad eum
7- 4 Venite ergo, et transfugiamus ad castra Syr.
- 5 Surrexerunt... ut venirent ad castra Syriæ
Cumq. venissent ad principium castrorum
- 6 Et venerunt super nos
- 8 Cum venissent leprosi illi ad princip. castror.
- 9 Venite, eamus, et nuntiemus in aula regis
-10 Cumq. venissent ad portam civitatis, narrav.
8- 1 Et veniet super terram septem annis
- 7 Venit quoque Eliseus Damascum
Nuntiaveruntq. ei, dicentes : Venit vir Dei
-14 Cum recessisset ab Eliseo, venit ad domin.
-15 Cumque venisset dies altera, tulit stragulum
-21 Venitque Joram Seira, et om. currus cum eo
9- 2 Cumque veneris illuc, videbis Jehu
-11 Quid venit insanus iste ad te ? Qui ait eis
-17 Vidit globum Jehu venientis, et ait : Video
-18 Venit nuntius ad eos, et non revertitur
-19 Venitque ad eos, et ait : Hæc dicit rex
-20 Dicens : Venit usq. ad eos, et non revertitur
-30 Venitque Jehu in Jezrahel
10- 6 Venite ad me hac eadem hora cras in Jezrah.
- 7 Cumque venissent litteræ ad eos, tulerunt
- 8 Venit autem nuntius, et indicavit ei, dicens
-12 Et surrexit, et venit in Samariam
Cumq. venisset ad cameram pastorum in via
-16 Veni mecum, et vide zelum meum pro Do.
-19 Vocate ad me : Nullus sit qui non veniat
-21 Et venerunt cuncti servi Baal : non fuit residuus ne unus quidem qui non veniret
11- 9 Venerunt ad Joïadam sacerdotem
-19 Et venerunt per viam portæ Scutariorum
13-20 Latrunculi a. de Moab venerunt in terram
14- 8 Dicens : Veni, et videamus nos
15-14 Venitque in Samariam, et percussit Sellum
-19 Veniebat Phul rex Assyriorum in terram
-29 Venit Theglathphalasar rex Assur, et cepit
16- 6 Et Idumæi venerunt in Aïlam
-11 Donec veniret rex Achaz de Damasco
-12 Cumq. venisset rex de Damasco, vidit altare
17-28 Igitur cum venisset unus de sacerdotibus his
18-17 Qui cum ascendissent, venerunt Jerusalem
-32 Donec veniam, et transferam vos in terram
-37 Venitque Eliacim filius Helciæ, præpositus domus
19- 3 Venerunt filii usque ad partum
- 5 Venerunt ergo servi regis Ezechiæ ad Isaïam

4 *Reg.* 19-26 Quæ arefacta est anteq. veniret ad maturit.
-28 Et reducam te in viam, per quam venisti
-33 Per viam, qua venit, revertetur
-35 Venit Angelus Dom., et percussit in castris
20- 1 Et venit ad eum Isaias filius Amos, propheta
-14 Venit a. Isaïas propheta ad regem Ezechiam
Aut unde venerunt ad te ?
De terra longinqua venerunt ad me
-17 Ecce dies venient, et auferentur omnia
22- 9 Venit quoque Saphan scriba ad regem
23-17 Sepulcrum est hom. Dei, qui venit de Juda
-18 Cum ossib. prophetæ qui venerat de Samar.
24-11 Venitque Nabuchodonosor rex Babylonis
25- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
- 8 Venit Nabuzardan princeps exercitus
-23 Venerunt ad Godoliam in Maspha
-25 Venit Ismahel filius Nathaniæ, filii Elisama
-26 Et principes militum venerunt in Ægyptum
1 *Par.* 2-55 Qui venerunt de Calore patris dom. Rechab
4-41 Hi ergo venerunt, quos supra descripsimus
7-22 Venerunt fratres ejus, ut consolarentur eum
9-25 Et veniebant in sabbatis suis de tempore
10- 4 Ne forte veniant incircumc. isti, et illudant
- 7 Veneruntq. Philisthiim, et habitaver. in eis
11- 3 Venerunt ergo omnes majores natu Israël
12- 1 Hi quoque venerunt ad David in Siceleg
-16 Venerunt autem et de Benjamin et de Juda
-17 Si pacifice venistis ad me, ut auxiliemini
-19 Quando veniebat cum Philist. advers. Saül
-22 Veniebant ad David ad auxiliandum ei
-23 Qui venerunt ad David, cum esset in Hebron
-31 Singuli per nomina sua venerunt
-33 Quinquaginta millia venerunt in auxilium
-38 Corde perfecto venerunt in Hebron
14- 9 Porro Philisthiim venientes, diffusi sunt
-14 Et venies contra illos ex adverso pyrorum
16-29 Levate sacrific., et venite in conspectu ejus
-33 Coram Domino : quia venit judicare terram
17-16 Cumque venisset rex David, et sedisset
19- 3 Quod ut explorent.. venerint ad te servi ej.
- 7 Qui cum venissent, castrametati sunt
Filii quoq. Ammon... venerunt ad bellum
- 9 Reges autem, qui ad auxilium ejus venerant
21-11 Cumque venisset Gad ad David, dixit ei
-21 Igitur cum veniret David ad Ornan
28-19 Omnia, inquit, venerunt scripta manu Do.
2 *Par.* 1-13 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon
5- 3 Venerunt itaque ad regem omn. viri Israël
- 4 Cumque venissent cuncti seniorum Israël
6-22 Et jurare contra eum paratus venerit
-32 Si venerit de terra longinqua
7-22 Idcirco venerunt super eos univ. hæc mala
9- 1 Venit ut tentaret eum in ænigmatibus in Jerusalem
Cumq. venisset ad Salomonem, locuta est ei
- 6 Donec ipsa venissem, et vidissent oculi mei
10- 3 Vocaveruntque eum, et venit cum univ. Isr.
-12 Venit ergo Jeroboam, et universus populus
11- 1 Venit a. Roboam in Jerusalem, et convoc.
-13 Veneruntad eum de cunctis sedibus suis
-16 Venerunt in Jerusal. ad immoland. victim.
12- 3 Nec erat numer. vulgi quod venerat cum eo
- 4 Cepitq. civitates... et venit usq. in Jerusal.
-11 Veniebant scutarii, et tollebant eos
13- 9 Quicumque venerit, et initiaverit manum
14- 9 Zara Æthiops... et venit usque Maresa
-11 Venimus contra hanc multitudinem
15-10 Cumq. venissent in Jerusalem mense tertio
16- 7 Venit Hanani propheta ad Asa regem Juda
18- 2 Mactavit... et populo qui venerat cum eo
- 3 Veni mecum in Ramoth Galaad
-14 Venit ergo ad regem. Cui rex ait : Michæa
-29 Mutatoque rex Isr. habitu, venit ad bellum
19-10 Om. causam, quæ venerit ad vos, fratrum
Ne veniat ira super vos, et sup. fratres vest.
20- 2 Veneruntq. nuntii, et indicaverunt Josaphat
Venit contra te multitudo magna de his locis
- 4 De urbib. s. venerunt ad obsecrandum eum
-24 Porro Juda cum venisset ad speculam
-25 Venit ergo Josaphat, et omnis populus
22- 7 Adversus Ochoziam, ut veniret ad Joram
Et cum venisset, ut egrederetur cum eo
23- 2 Veneruntque in Jerusalem
- 5 Tertia pars vestrum qui veniunt ad sabbat.
- 8 Et veniebant per ordinem sabbati
24-23 Venitq. in Judam et Jerusal., et interfecit
-24 Cum per modicus venisset numerus Syrorum
25- 7 Venit autem homo Dei ad illum, et ait
-10 Exercitum, qui venerat ad eum ex Ephraïm
-17 Dicens : Veni, videamus nos mutuo
28- 9 Qui egressus obviam exercitui venienti in Samariam
-12 Contra eos, qui veniebant de prælio
-17 Veneruntque Idumæi, et percusser. multos
30- 1 Ut venirent ad domum Dom. in Jerusalem

2 *Par.* 30- 5 Ut venirent, et facerent Phase Domino Deo
- 8 Tradite manus Domino, et venite ad sanct.
-11 Acquiescentes consilio, venerunt Jerusal.
-25 Universæ frequentiæ, quæ venerat ex Isr.
32- 1 Venit Sennacherib rex Assyriorum
- 2 Quod cum vidisset Ezechias, venisse scilicet Sennacherib
- 4 Dicentes : Ne veniant reges Assyriorum
-26 Et idcirco non venit super eos ira Domini
34- 9 Qui venerunt ad Helciam sacerdot. magn.
35-21 Non adversum te hodie venio
36- 3 Rex Ægypti cum venisset in Jerusalem
1 *Esdr.* 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë
3- 1 Jamque venerat mensis septimus
- 8 Et om. qui venerant de captivitate in Jerus.
4-12 Venerunt in Jerusalem civitatem rebellem
5- 3 In ipso a. tempore venit ad eos Thathanaï
-16 Tunc itaque Sassabasar ille venit
7- 8 Et venerunt in Jerusalem mense quinto
- 9 Et in primo die mensis quinti venit in Jerus.
8-32 Venimus Jer., et mansimus ibi trib. diebus
-35 Sed et qui venerant de captivitate filii
9- 4 Eorum, qui de captivitate venerant
-13 Et post omnia quæ venerunt super nos
10- 6 Eorum, qui venerant de captivitate
- 8 Et omnis, qui non venerit in tribus diebus
-14 Veniant in temporibus statutis
2 *Esdr.* 1- 2 Et venit Hanani unus de fratribus meis
2- 7 Ut traducant me, donec veniam in Judæam
- 9 Et veni ad duces regionis trans flumen
-10 Quod venisset homo, qui quæreret prosper.
-11 Et veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus
-15 Et reversus veni ad portam Vallis, et redii
-17 Venite, et ædificemus muros Jerusalem
4- 8 Et congregati sunt omnes pariter ut venirent
-11 Et ignorent donec veniamus in medium eor.
-12 Factum est autem, venientibus Judæis
Ex omnibus locis quibus venerant ad nos
5-17 Et qui veniebant ad nos de gentibus
6- 2 Dicentes : Veni, et percutiamus fœdus par.
- 3 Cum venero et descendero ad vos
- 7 Idcirco nunc veni, ut ineamus consilium
-10 Quia venturi sunt ut interficiant te
Et nocte venturi sunt ad occidendum te
-17 A Tobia veniebant ad eos
7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë
8- 1 Et venerat mensis septimus
9-24 Et venerunt filii, et possederunt terram
-33 Justus es in omn., quæ venerunt super nos
10-29 Qui veniebant ad pollicendum et jurandum
13- 6 Quia anno trigesimo secundo Artaxerxis regis Babylonis veni ad regem
- 7 Et veni in Jerusalem, et intellexi malum
-21 Ex tempore illo non venerunt in sabbato
-22 Et venirent ad custodiendas portas
Tobiæ. 1-16 Cum a. venisset in Rages civitatem Medor.
2-10 Fatigatus a sepultura, veniens in domum s.
3-21 Ad misericordiam tuam venire licebit
7-14 Et credo quod. ideo fecit vos venire ad me
9- 3 Et roges eum venire ad nuptias meas
- 7 Fecitque eum secum venire ad nuptias
10- 7 Ut procul videret eum... venientem
11- 6 Et illico agnovit venientem filium suum
Nuntiavit viro suo, dicens : Ecce venit filius
-20 Veneruntque Achior et Nabath consobrini
12- 1 Quid possumus dare viro isti sancto, qui venit tecum ?
13-14 Nationes ex longinquo ad te venient
14- 8 Et venient in Jerusalem, et inhabitabunt
Judith. 2-12 Venit ad magnos montes Ange
-14 Transivit Euphraten, et venit in Mesopot.
3- 1 Qui venientes ad Holofernem, dixerunt
- 6 Veni nobis, pacificus dominus, et utere
- 9 Simul cum populis, exirent obviam venienti
-14 Venit ad Idumæos in terram Gabaa
6-10 Descendentes de Bethulia, venerunt ad eum
7- 3 Et venerunt per crepidinem montis
-25 Si autem transactis quinque diebus non venerit adjutorium
8- 3 Venit æstus super caput ejus, et mortuus est
-10 Et venerunt ad illam, et dixit illis
Si intra quinque dies non venerit vobis adjutorium
10- 6 Cumque venissent ad portam civitatis
-11 Dicentes : Unde venis ? aut quo vadis ?
11- 3 Qua ex causa.. placuit tibi ut venires ad nos
-15 Veniens nuntiabo tibi, ita ut ego adducam
12- 2 Ne veniat super me offensio
13-12 Gyrantes vallem, venerunt ad portam civit.
-15 Sperabant eam jam non esse venturam
-27 Achior vocatus venit, et dixit ei Judith
14- 9 Porro hi, qui in tabernac. erant, venientes
-11 Sed cum venissent ejus duces ac tribuni
15- 2 Quos armatos super se venire audiebant
- 9 Joacim... de Jerusalem venit in Bethuliam

Judith. 16- 5 Venit Assur ex montibus ab Aquilone
-22 Venit in Jerusalem adorare Dominum
Esth. 1-12 Et ad regis imperium... venire contempsit
2-12 Cum autem venisset tempus singularum
-14 Nisi voluisset rex, et eam venire jussisset
4-14 Quis novit utrum idcirco ad regnum veneris
5- 4 Obsecro ut venias ad me hodie, et Aman
- 5 Venerunt itaque rex et Aman ad convivium
- 8 Veniat rex et Aman ad convivium
6- 2 Ventum est ad illum locum ubi scriptum
-14 Illis loquentibus, venerunt eunuchi regis
8-17 Quocumque regis jussa veniebant, mira exultatio
10-11 Venitque utraque sors in statutum... diem
16- 9 Nec putare debetis... ex animi nostri venire levitate
Job. 1- 6 Quadam autem die, cum venissent filii Dei
- 7 Cui dixit Dominus : Unde venis ?
-14 Nuntius venit ad Job, qui diceret
-16 Venit alter, et dixit : Ignis Dei cecidit e cœlo
-17 Venit alius, et dixit : Chaldæi fecerunt tres
2- 1 Cum quadam die venissent filii Dei
Venisset quoque Satan inter eos
- 2 Ut diceret Dominus ad Satan : Unde venis ?
-11 Venerunt singuli de loco suo
Ut pariter venientes visitarent eum
3-21 Qui expectant mortem, et non venit
-26 Nonne quievi? et venit super me indignatio
4- 5 Nunc a. venit super te plaga, et defecisti
5-21 Et non timebis calamitatem, cum venerit
6- 8 Quis det ut veniat petitio mea
-20 Quia speravi : venerunt quoque usq. ad me
-21 Nunc venistis : et modo videntes plagam m.
8-16 Humectus videtur antequam veniat sol
9-11 Si venerit ad me, non videbo eum
13-16 Non e. veniet in conspectu ejus om. hypoc.
-19 Veniat : quare tacens consumor ?
14- 6 Donec optata veniat, sic. mercenarii dies ej.
-14 Expecto donec veniat immutatio mea
17-10 Igitur omnes vos convertimini, et venite
19-12 Simul venerunt latrones ejus, et fecerunt
20-25 Vadent et venient super eum horribiles
22- 4 Arguet te, et veniet tecum in judicium
-28 Decernes rem, et veniet tibi
23- 3 Et veniam usque ad solium ejus
27- 9 Cum venerit super eum angustia
28-20 Unde ergo sapientia venit ? et quis est locus
29-13 Benedictio perituri super me veniebat
30-26 Expectabam bona, et venerunt mihi mala
34-23 Ut veniat ad Deum in judicium
37-22 Ab Aquilone aurum venit
38-11 Usque huc venies, et non procedes amplius
42-11 Venerunt autem ad eum omnes fratres sui
Psal. 21-32 Annuntiabitur Domino generatio ventura
33-12 Venite, filii, audite me:timorem Do.docebo
34- 8 Veniat illi laqueus, quem ignorat : et captio
35-12 Non veniat mihi pes superbiæ
36-13 Quoniam prospicit quod veniet dies ejus
39- 8 Tunc dixi : Ecce venio
41- 3 Quando veniam et apparebo ante faciem D.
43-18 Hæc omnia venerunt super nos
45- 9 Venite, et videte opera Domini
49- 3 Deus manifeste veniet : Deus noster
50- 2 Cum venit ad eum Nathan propheta
51- 2 Cum venit Doëg Idumæus, et nuntiavit
Venit David in domum Achimelech
53- 2 Cum venissent Ziphæi, et dixissent ad Saül
54- 6 Timor et tremor venerunt super me
-16 Veniat mors super illos : et descendant
64- 3 Ad te omnis caro veniet
65- 5 Venite, et videte opera Dei
-16 Venite, audite, et narrabo, om. qui timetis
67-32 Venient legati ex Ægypto
68- 3 Veni in altitudinem maris
70-18 Generationi omni, quæ ventura est
77-34 Revertebant.,et diluculo veniebant ad eum
78- 1 Deus, venerunt gentes in hæreditatem t.
79- 3 Et veni, ut salvos facias nos
82- 5 Dixerunt : Venite, et disperdamus eos
- 9 Etenim Assur venit cum illis
85- 9 Venient, et adorabunt coram te, Domine
94- 1 Venite, exultemus Domino : jubilemus Deo
- 6 Venite adoremus, et procidamus
95-13 (*Exultabunt*) a facie Domini, quia venit : quoniam venit judicare terram
97- 9 Quoniam venit judicare terram
100- 2 In via immaculata, quando venies ad me
101- 2 Et clamor meus ad te veniat
-14 Quia temp. miserendi ej., quia venit temp.
104-19 Donec veniret verbum ejus
-31 Dixit, et venit cœnomyia : et ciniphes
-34 Dixit, et venit locusta, et bruchus
-40 Petierunt, et venit coturnix
108-18 Et dilexit maledictionem, et veniet ei
117-26 Benedictus, qui venit in nomine Domini

Psal. 118-41 Et veniat super me misericordia tua, Dom.
-77 Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam
120- 1 In montes, unde veniet auxilium mihi
125- 6 Venientes autem venient cum exultatione
Prov. 1-11 Si dixerint : Veni nobiscum, insidiemur
-27 Quando venerit sup.vos tribulatio et angust.
6-11 Veniet tibi quasi viator,egestas,et pauperies
Impiger fueris, veniet ut fons messis tua
-15 Huic extemplo veniet perditio sua
7-18 Veni, inebriemur uberibus, et fruamur
9- 4 Si quis est parvulus, veniat ad me
- 5 Venite, comedite panem meum, et bibite
10-24 Quod timet impius, veniet super eum
13-12 Lignum vitæ desiderium veniens
18- 3 Impius, cum in profundum venerit peccat.
-17 Venit amicus ejus, et investigabit eum
24-25 Et super ipsos veniet benedictio
-34 Et veniet tibi quasi cursor egestas
Eccle. 5-15 Infirmitas : quomodo venit, sic revertetur
6- 4 Frustra enim venit, et pergit ad tenebras
9-14 Venit contra eam rex magnus, et vallavit
11- 8 Qui cum venerint, vanitatis arguentur præterita
12- 1 Antequam veniat tempus afflictionis
Cant. 2- 8 Ecce iste venit saliens in montibus, transil.
-10 Columba mea, formosa mea, et veni
-13 Surge, amica mea, speciosa mea, et veni
4- 8 Veni de Libano, sponsa mea,veni deLibano, veni : coronaberis de capite Amana
-16 Surge, Aquilo; et veni, Auster; perfla hort.
5- 1 Veniat dilectus meus in hortum suum
Veni in hortum meum, soror mea sponsa
7-11 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum
Sap. 1- 9 Sermonum a. illius auditio ad Deum veniet
2- 6 Venite ergo, et fruamur bonis quæ sunt .
-17 Tentemus quæ ventura sunt illi, et sciemus
4-20 Venient in cogitatione peccatorum suorum
7- 7 Invocavi, et venit in me spiritus sapientiæ
-11 Venerunt autem mihi omnia bona pariter
8-20 Veni ad corpus incoinquinatum
12-12 Aut quis in conspectu tuo veniet vindex
-27 Finis condemnationis eorum venit sup. illos
Prolog.Eccli. Hortor itaque venire vos cum benevolentia
Eccli. 2- 9 In oblectationem veniet vobis misericordia
5- 9 Subito enim veniet ira illius
8- 8 Et in gaudium nolumus venire
20-20 Sic casus malorum festinanter veniet
42-11 Ne quando faciat te in opprobrium venire inimicis
43-24 Et ros obvians ab ardore venienti
Isai. 1-12 Cum veniretis ante conspectum meum
-18 Et venite, et arguite me, dicit Dominus
2- 3 Venite et ascendamus ad montem Domini
- 5 Domus Jacob,venite, et ambulemus in lum.
3-14 Dominus ad judicium veniet cum senibus
5-19 Festinet,et cito veniat opus ej.,ut videamus
Et appropiet, et veniat consilium sancti Isr.
-26 Et ecce festinus velociter veniet
7-17 Qui non venerunt a diebus separationis Ephraïm
-19 Venient, et requiescent om. in torrentibus
-25 Non veniet illuc terror spinar. et veprium
8- 8 Et transiens usque ad collum veniet
10- 3 In die... calamitatis de longe venientis
-28 Veniet in Ajath, transibit in Magron
13- 5 Venientibus de terra procul, a summit. cœli
- 6 Quasi vastitas a Domino veniet
- 9 Ecce dies Domini veniet, crudelis
14- 1 Prope est ut veniat tempus ejus
-31 Ab Aquilone enim fumus veniet
21- 1 Sicut turbines ab Africo veniunt, de deserto venit, de terra horribili
- 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum
-12 Dixit custos :Venit mane et nox : si quæritis, quærite : convertimini, venite
23- 1 Vastata est domus, unde venire consuever.
27-11 Mulieres venientes, et docentes eam
-13 Venient qui perditi fuerant de terra Assyr.
28-15 Cum transierit, non veniet super nos
30-13 Subito, dum non speratur, veniet contritio
-27 Ecce nomen Domini venit de longinquo
32-10 Collectio ultra non veniet
35- 4 Deus ipse veniet, et salvabit vos
-10 Convertentur, et venient in Sion cum laude
36-17 Donec veniam, et tollam vos ad terram
37- 3 Quia venerunt filii usque ad partum
- 5 Et venerunt servi regis Ezechiæ ad Isaïam
-29 Et reducam te in viam, per quam venisti
-34 In via, qua venit, per eam revertetur
39- 3 Quid dixerunt viri isti, et unde venerunt ad te?
De terra longinqua venerunt ad me
- 6 Ecce dies venient, et auferentur omnia
40-10 Ecce Dominus Deus in fortitudine veniet
41-22 Et nuntient nobis quæcumque ventura sunt

Isai. 41-22 Et quæ ventura sunt indicate nobis
-23 Annuntiate quæ ventura sunt in futurum
-25 Suscitavi ab Aquilone,et veniet ab ortu solis
42- 9 Quæ prima fuerunt, ecce venerunt
44- 7 Ventura et quæ futura sunt annuntiet eis
45-11 Ventura interrogate me, super filios meos
-20 Congregamini, et venite, et accedite simul
-21 Annuntiate, et venite, et consiliamini simul
-25 Ad eum venient, et confundentur omnes
47- 9 Venient tibi duo hæc subito in die una, steril. et viduitas: universa venerunt sup. te
-11 Veniet super te malum, et nescies ortum ej.
Veniet super te repente miseria
-13 Ut ex eis annuntiarent ventura tibi
48- 3 Repente operatus sum, et venerunt
- 5 Antequam venirent, indicavi tibi
49-12 Ecce isti de longe venient, et ecce illi ab Aquilone
-17 Venerunt structores tui : destruentes te
-18 Omnes isti congregati sunt, venerunt tibi
50- 2 Quia veni, et non erat vir : vocavi, et non
51-11 Revertentur, et venient in Sion laudantes
-14 Cito veniet gradiens ad aperiendum
54-15 Ecce accola veniet, qui non erat mecum
55- 1 Omnes sitientes, venite ad aquas
Venite, emite absque argento
- 3 Inclinate aurem vestram, et venite ad me
56- 1 Juxta est salus mea ut veniat
- 9 Omnes bestiæ agri, venite ad devorandum
-12 Venite, sumamus vinum, et impleamur
57- 2 Veniat pax, requiescat in cubili suo
59-19 Cum venerit quasi fluvius violentus
-20 Venerit Sion redemptor, et eis qui redeunt
60- 1 Quia venit lumen tuum, et gloria Domini
- 4 Venerunt tibi : filii tui de longe venient
- 5 Fortitudo gentium venerit tibi
- 6 De Saba venient, aurum et thus deferentes
-13 Gloria Libani ad te veniet, abies et buxus
-14 Et venient ad te curvi filii eor., qui humil.
62-11 Dicite filiæ Sion : Ecce salvator tuus venit
63- 1 Quis est iste, qui venit de Edom
- 4 Annus redemptionis meæ venit
66- 7 Antequam veniret partus ejus, peperit
-15 Quia ecce Dominus in igne veniet
-18 Venio ut congregem cum omnibus gentibus
Et venient et videbunt gloriam meam
-23 Veniet omn. caro ut adoret coram facie m.
Jerem. 1-15 Venient et ponent unusquisque solium s.
2- 3 Mala venient super eos, dicit Dominus
-31 Recessimus, non veniemus ultra ad te
3-18 Venient simul de terra Aquilonis ad terram
-22 Ecce nos venimus ad te : tu enim es Dom.
4-12 Spiritus plenus ex his veniet mihi
-16 Ecce auditum est in Jerus. custodes venire
5-12 Neque veniet super nos malum
6- 3 Ad eam venient pastores et greges eorum
-22 Ecce populus venit de terra Aquilonis
-26 Quia repente veniet vastator super nos
7-10 Venistis, et stetistis coram me in domo hac
-32 Ideo ecce dies venient, dicit Dominus
8-16 Et venerunt, et devoraverunt terram
9-17 Et vocate lamentatrices, et veniant
-25 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
10-22 Vox auditionis ecce venit, et commotio
12- 9 Venite, congregamini, omnes bestiæ terræ
-12 Super om. vias deserti venerunt vastatores
13-20 Videte, qui venitis ab Aquilone : ubi est grex
-22 Quare venerunt mihi hæc ?
14- 3 Venerunt ad hauriendum, non invenerunt aquam
- 4 Quia non venit pluvia in terram, confusi s.
16-14 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
-19 Ad te gentes venient ab extremis terræ
17- 6 Et non videbit cum venerit bonum
- 8 Et non timebit cum venerit æstus
-15 Ubi est verbum Domini ? veniat
-26 Venient de civitatibus Juda et de circuitu
18-18 Venite,et cogitemus contra Jeremiam cogit.
Venite, et percutiamus eum lingua
19- 6 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dom.
-14 Venit autem Jeremias de Topheth
20- 6 Et in Babylonem venies, et ibi morieris
22-23 Quomodo congemuisti, cum venissent tibi dolores
23- 5 Ecce dies veniunt, dicit Do. : et suscitabo
- 7 Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Dom.
-17 Dixerunt : Non veniet super vos malum
-19 Super caput impiorum veniet
26- 2 De quibus veniunt ut adorent in domo Do.
27- 3 In manu nuntiorum, qui venerunt Jerusal.
- 7 Donec veniat tempus terræ ejus et ipsius
-18 Ut non veniant vasa, quæ derelicta fuerant
28- 9 Cum venerit verbum ejus, scietur propheta
30- 3 Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus
31- 5 Et donec tempus veniat, non vindemiabunt

Jerem. 31- 9 In fletu venient, et in miseric. reducam eos
-12 Et venient, et laudabunt in monte Sion
-27 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
-31 Ecce dies venient, dicit Dominus : et feriam
-38 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
32- 7 Veniet ad te, dicens : Eme tibi agrum meum
- 8 Et venit ad me Hanameel filius patrui mei
-29 Venient Chaldæi præliantes advers. urbem
33- 5 Venientium ut dimicent cum Chaldæis
-14 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
35-11 Diximus : Venite, et ingrediamur Jerusal.
36- 6 Qui veniunt de civitatibus suis, leges eis
-14 Volumen... sume in manu tua, et veni
Tulit...volumen in manu sua, et venit ad eos
-29 Annuntians : festinus veniet rex Babylonis
37-18 Non veniet rex Babylonis super vos
38-25 Si a. audierint principes... et venerint ad te
-27 Venerunt ergo om. principes ad Jeremiam
39- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
40- 4 Si placet tibi ut venias mecum in Babylon., veni : si a. displicet tibi venire...reside
- 5 Mec. noli venire : sed habita apud Godoliam
- 6 Venit a. Jerem. ad Godoliam filium Ahicam
- 8 Venerunt ad Godoliam in Masphath
-12 Et venerunt in terram Juda ad Godoliam
-13 Venerunt ad Godoliam in Masphath
41- 1 Venit Ismahel filius Nathaniæ filii Elisama
- 5 Venerunt viri de Sichem et de Silo
- 6 Venite ad Godoliam filium Ahicam
- 7 Qui cum venissent ad medium civitatis
43- 7 Et venerunt usque ad Taphnis
-11 Veniensque percutiet terram Ægypti
46-13 Super eo quod venturus esset Nabuchodon.
-18 Et sicut Carmelus in mari, veniet
-20 Stimulator ab Aquilone veniet ei
-21 Quia dies interfectionis eor. venit sup. eos
-22 Properabunt, et cum securibus venient ei
47- 5 Venit calvitium super Gazam
48- 2 Venite, et disperdamus eam de gente
- 8 Et veniet prædo ad omnem urbem
-12 Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus
-16 Prope est interitus Moab ut veniat
-21 Et judicium venit ad terram campestrem
49- 2 Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus
- 4 Confidebas...et dicebas : Quis veniet ad me
- 9 Si vindemiatores venissent super te
-14 Congregamini, et venite contra eam
50- 4 Venient filii Israël, ipsi et filii Juda simul
- 5 Venient, et apponentur ad Dominum
-26 Venite ad eam ab extremis finibus
-27 Væ eis, quia venit dies eor., tempus visitat.
-31 Quia venit dies tuus, tempus visitationis t.
-41 Ecce populus venit ab Aquilone
51- 2 Quoniam venerunt super eam undique
-10 Venite, et narremus in Sion opus Domini
-13 Venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ
-31 Currens obviam currenti veniet
-33 Adhuc modic., et veniet tempus messionis
-46 Et veniet in anno auditio
-47 Propterea ecce dies veniunt, et visitabo
-48 Quia ab Aquilone venient ei prædones
-50 Qui fugistis gladium, venite, nolite stare
-51 Quia venerunt alieni super sanctificationem
-52 Propterea ecce dies veniunt, ait Dominus
-53 A me venient vastatores ejus, ait Dominus
-56 Quia venit super eam, id est, sup. Babylon.
-60 Malum quod venturum erat sup. Babylon.
-61 Cum veneris in Babylonem, et videris
52- 4 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
-12 Venit Nabuzardan princeps militiæ
Thren. 1- 4 Eo quod non sint qui veniant ad solemnitat.
4-18 Completi s. dies nostri, quia venit finis nost.
Baruc. 1- 3 Ad aures univ. populi venientis ad librum
2- 7 Omnia mala hæc, quæ venerunt super nos
4- 9 Vidit e. iracundiam a Deo venientem vobis
-14 Veniant confines Sion, et memorentur
-22 Et venit mihi gaudium a sancto super misericordia, quæ veniet vobis
-36 Et vide jucunditatem a Deo tibi venientem
-37 Ecce enim veniunt filii tui, quos dimisisti
Veniunt collecti ab Oriente usq. ad Occid.
Ezech. 1- 4 Et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquil.
3-15 Et veni ad transmigrationem, ad acervum
7- 2 Finis venit, venit finis sup. quat. plagas terræ
- 5 Afflictio una, afflictio ecce venit
- 6 Finis venit, venit finis, evigilavit adversum te : ecce venit
- 7 Venit contritio super te, qui habitas in terra
Venit tempus, prope est dies occisionis
-10 Ecce dies, ecce venit : egressa est contritio
-12 Venit tempus, appropinquavit dies
-26 Conturbatio super conturbationem veniet
9- 2 Sex viri veniebant de via portæ Superioris
11-16 In terris, ad quas venerunt
14- 1 Et venerunt ad me viri seniorum Israël

Ezech. 14- 4 Venerit ad proph. interrogans per eum me
- 7 Venerit ad proph. ut interroget per eum me
17- 3 Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri
-12 Dic : Ecce venit rex Babylonis in Jerusalem
20- 1 Venerunt viri de senioribus Israël
- 3 Numquid ad interrogand. me vos venistis ?
21- 7 Quia venit, et tabescet omne cor
Ecce venit, et fiet, ait Dominus Deus
-19 Ut veniat gladius regis Babylonis
-20 Viam pones ut veniat gladius ad Rabbath
-25 Cujus venit dies in tempore iniquitatis
-27 Donec veniret cujus est judicium
-29 Quorum veniet dies in tempore iniquitatis
22- 3 Sanguinem in medio sui ut veniat tempus ej.
23-12 Ducibus et magistratibus ad se venientibus
-17 Cumque venissent ad eam filii Babylonis
-24 Venient super te instructi curru et rota
-40 Miserunt ad vir. venientes de longe, ad quos nuntium miserant : itaque ecce venerunt
-42 Et veniebant de deserto, posuerunt armillas
24-14 Ego Dom. locutus sum : Veniet, et faciam
-24 Omnia, quæ fecit, facietis cum venerit istud
-26 In die illa cum venerit fugiens ad te
27-21 Cum agnis... venerunt ad te negotiatores tui
30- 4 Et veniet gladius in Ægyptum : et erit pavor
- 9 In die Ægypti, quia absque dubio veniet
32-11 Gladius regis Babylonis veniet tibi
33- 3 Ille viderit gladium venientem super terr.
- 4 Veneritque gladius, et tulerit eum
- 6 Si speculator viderit gladium venientem
Veneritq. gladius, et tulerit de eis animam
-21 Venit ad me qui fugerat de Jerusalem
-22 Vespere, antequam veniret qui fugerat
Aperuitque os meum, donec veniret ad me
-30 Venite, et audiamus quis sit sermo egred.
-31 Et veniunt ad te, quasi si ingrediatur pop.
-33 Cum venerit quod prædictum est (ecce enim venit) tunc scient
36- 8 Populo meo Israël : prope enim est ut veniat
38- 8 In novissimo annorum venies ad terram
- 9 Ascendens autem quasi tempestas venies
-11 Veniam ad quiescentes, habitantesq. secure
-13 Numquid ad sumenda spolia tu venis ?
-15 Venies de loco tuo a lateribus Aquilonis
39- 8 Ecce venit, et factum est, ait Dominus Deus
40- 6 Et venit ad portam, quæ respiciebat viam
43- 3 Quando venit ut disperderet civitatem
47- 9 Quæ serpit, quocumque venerit torrens
Erunt pisces... postq. venerint illuc aquæ
Et vivent omnia, ad quæ venerit torrens
-15 Via Hethalon, venientibus Sedada
-20 A confinio per direct., donec venias Emath
Dan. 1- 1 Venit Nabuchodonosor rex Babylonis
2- 2 Qui cum venissent, steterunt coram rege
-28 Quæ ventura sunt in novissimis temporibus
-29 Ostendit tibi quæ ventura sunt
-45 Ostendit regi quæ ventura sunt postea
3-93 Servi Dei excelsi, egredimini, et venite
4-25 Omnia hæc venerunt sup. Nabuchodonosor
7-13 Cum nubib. cœli quasi Filius hom. veniebat
-22 Donec venit Antiquus dierum
8- 5 Hircus caprarum veniebat ab Occidente
- 6 Et venit usque ad arietem illum cornutum
-17 Et venit, et stetit juxta ubi ego stabam
Cumq. venisset, pavens corrui in faciem m.
9-13 Omne malum hoc venit super nos
-23 Ego autem veni ut indicarem tibi
-26 Sanctuar. dissipabit pop. cum duce venturo
10-12 Et ego veni propter sermones tuos
-13 Ecce Michaël... venit in adjutorium meum
-14 Veni autem ut docerem te quæ ventura sunt
-20 Et ait : Numquid scis quare venerim ad te ?
Apparuit princeps Græcorum veniens
11- 6 Filiaq. regis Austri veniet ad regem Aquil.
- 7 Et veniet cum exercitu, et ingredietur prov.
-10 Et veniet properans, et inundans
-13 Veniet properans cum exercitu magno
-15 Veniet rex Aquilonis, et comportabit agger.
-16 Faciet veniens super eum juxta placitum s.
-17 Ut veniat ad tenendum univers. regnum ej.
-21 Veniet clam, et obtinebit regnum in fraudul.
-29 Statuto temp. revertetur et veniet ad Aust.
-30 Et venient super eum trieres et Romani
-40 Veniet contra illum rex Aquil. in curribus
-44 Veniet in multitudine magna ut conterat
-45 Veniet usque ad summitatem ejus
12- 1 Et veniet tempus quale non fuit ab eo
13- 6 Veniebant ad eos om. qui habebant judicia
-14 Cumque revertissent, venerunt in unum
-28 Cumq. venisset populus ad Joakim virum ej.
Venerunt et duo presbyteri pleni iniq. cogit.
-30 Venit cum parentibus, et filiis, et universis
-37 Venitque ad eam adolescens, qui erat absc.
-50 Et dixerunt ei senes : Veni, et sede in medio
-52 Nunc venerunt peccata tua, quæ operabaris

Dan. 13-56 Et, amoto eo, jussit venire alium, et dixit ei
14- 9 Et venit rex cum Daniele in templum Bel
-28 Et dixerunt cum venissent ad regem : Trade
-39 Venit ergo rex die septimo ut lugeret
Et venit ad lacum, et introspexit
Osee. 6- 1 Venite, et revertamur ad Dominum
- 3 Veniet quasi imber nobis temporaneus
9- 7 Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis
10-12 Cum venerit qui docebit vos justitiam
12-14 Et sanguis ejus super eum veniet
13-13 Dolores parturientis venient ei
Joel. 1-15 Et quasi vastitas a potente veniet
2- 1 Quia venit dies Domini, quia prope est
-31 Antequam veniat dies Domini magnus
3-11 Erumpite, et venite, o. gentes de circuitu
-13 Venite, et descendite, quia plenum est torc.
Amos. 4- 2 Quia ecce dies venient super vos
- 4 Venite ad Bethel, et impie agite
- 8 Et venerunt duæ et tres civitates ad unam
8- 2 Venit finis super populum meum Israel
-11 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
9-10 Et non veniet super nos malum
-13 Ecce dies veniunt, dicit Dominus
Jonæ. 1- 7 Venite, et mittamus sortes, et sciamus quare
-12 Tempestas hæc grandis venit super vos
2- 8 Ut veniat ad te oratio mea ad templum
Mich. 1- 9 Quia venit usque ad Judam, tetigit portam
-15 Usque ad Odollam veniet gloria Israel
3-11 Non venient super nos mala
4- 2 Venite, ascendamus ad montem Domini
- 8 Et tu, turris Gregis, nebulosa filiæ Sion usque ad te veniet : et veniet potestas prima
-10 Venies usque ad Babylonem : ibi liberaberis
5- 5 Cum venerit Assyrius in terram nostram
- 6 Liberabit ab Assur cum venerit in terram
7- 4 Dies speculationis tuæ, visitatio tua venit
-12 In die illa et usque ad te veniet de Assur
Habac. 1- 8 Equites namque ejus de longe venient
- 9 Omnes ad prædam venient
2- 3 Quia veniens veniet, et non tardabit
3- 3 Deus ab Austro veniet, et sanctus de monte
-14 Venientibus ut turbo ad dispergendum me
Soph. 2- 2 Antequam veniat super vos ira furoris Do.
Aggæi. 1- 2 Nondum venit tempus domus Domini ædific.
2- 8 Et veniet Desideratus cunctis gentibus
Zach. 1-21 Et dixi : Quid isti veniunt facere
Et venerunt isti deterrere ea, ut dejiciant
2-10 Ecce ego venio, et habitabo in medio tui
5- 4 Et veniet ad domum furis, et ad domum
6-10 Venies tu in die illa, et intrabis do. Josiæ, filii Sophoniæ, qui venerunt de Babylone
-15 Et qui procul sunt, venient, et ædificabunt
8-20 Usquequo veniant populi, et habitent in civ.
-22 Et venient populi multi et gentes robustæ
9- 9 Ecce Rex tuus veniet tibi justus, et salvator
12- 9 Gentes, quæ veniunt contra Jerusalem
14- 1 Ecce venient dies Dom., et dividentur spolia
- 5 Et veniet Dom. Deus meus, omnesq. sancti
-16 Gentibus, quæ venerunt contra Jerusalem
-18 Quod et si familia Ægypti... non venerit
-21 Venient omnes immolantes, et sument ex eis
Malac. 3- 1 Statim veniet ad templum suum Dominator
Ecce venit, dicit Dominus exercituum
4- 1 Ecce e. dies veniet succensa quasi caminus
Et inflammabit eos dies veniens, dicit Dom.
- 5 Antequam veniat dies Domini magnus
- 6 Ne forte veniam, et percutiam terram anathemate
1 Mac. 1-30 Et venit Jerusalem cum turba magna
2-15 Et venerunt illuc qui missi erant a rege Ant.
-41 Quicumq. venerit ad nos in bello die sabb.
3-17 Ut autem viderunt exercitum venientem sibi obviam
-20 Ipsi veniunt ad nos in multitud. contumaci
-39 Ut venirent in terr. Juda, et disperderent
-40 Et venerunt, et applicuerunt Emmaüm
-41 Venerunt in castra, ut acciperent filios Isr.
-46 Et venerunt in Maspha contra Jerusalem
4- 5 Et venit Gorgias in castra Judæ noctu
-12 Et viderunt eos venientes ex adverso
-26 Venerunt, et nuntiaverunt Lysiæ universa
-29 Et venerunt in Judæam, et castra posuer.
-35 Ut multiplicati rursus venirent in Judæam
-46 Quoadusque veniret propheta, et respond.
-60 Nequando venirent gentes, et conculcarent
5-11 Et parant venire, et occupare munitionem
-12 Nunc ergo veni, et eripe nos de manibus
-14 Et ecce alii nuntii venerunt de Galilæa
-33 Et venit tribus ordinibus post eos
-39 Parati ad te venire in prælium
-42 Sed veniant omnes in prælium
-45 Ut venirent in terram Juda
-46 Et venerunt usque Ephron
-53 Donec venirent in terram Juda

1 *Mac.* 6- 3 Et venit, et quærebat capere civitatem
- 5 Et venit, qui nuntiaret ei in Perside
-29 Venerunt ad eum exercitus conductitii
-31 Et venerunt per Idumæam, et applicuerunt
7- 5 Venerunt ad eum viri iniqui et impii ex Isr.
-10 Surrexerunt, et venerunt cum exercitu mag.
-11 Viderunt e. quia venerunt cum exerc. mag.
-14 Homo sacerdos de semine Aaron venit
-27 Venit Nicanor in Jerusalem cum exercitu
-28 Veniam cum viris paucis, ut videam facies
-29 Venit ad Judam, et salutaverunt se invicem
-30 Quoniam cum dolo venerat ad eum
-45 Ab Adazer usquequo veniatur in Gazara
9-34 Bacchides, et die sabbatorum venit ipse
-43 Venit die sabbatorum usque ad oram Jord.
-60 Et surrexit ut veniret cum exercitu multo
-64 Venit, et castra posuit desuper Bethbessen
-65 Et exiit in regionem, et venit cum numero
-69 Ut veniret in regionem ipsorum
-72 Et non apposuit amplius venire in fines ejus
10- 7 Venit Jonathas in Jerus., et legit epistolas
57 Venit Ptolemaïdam, anno centesimo sexag.
-59 Alexander Jonathæ, ut veniret obviam sibi
-67 Venit Demetrius filius Demetrii a Creta
11- 9 Dicens : Veni, compon. inter nos pactum
-15 Audivit Alex., et venit ad eum in bellum
-22 Iratus est : et statim venit ad Ptolemaïdam
-44 Et venerunt ad regem, et delectatus est rex
-60 Venit Ascalonem, et ocurrerunt ei honorif.
12-17 Mandavimus itaq. eis ut veniant etiam ad v.
-32 Et junxit, et venit Damascum, et perambul.
-33 Simon a. exiit, et venit usque ad Ascalonem
-41 Et exivit Jonathas... et venit Bethsan
-42 Et vidit Tryphon quia venit Jonathas
-45 Veni mec. Ptolemaïdam, et tradam eam tibi
Et conversus abibo : propterea enim veni
-47 Mille autem venerunt cum eo
-52 Illi a. venerunt o. cum pace in terram Juda
13- 1 Ut veniret in terram Juda, et attereret eam
-12 Cum exercitu multo, ut veniret in terram J.
-20 Et post hæc venit Tryphon intra regionem
-21 Ut festinaret venire per desert., et mitteret
-22 Ut veniret illa nocte : erat autem nix multa valde, et non venit in Galaaditim
14-22 Legati Jud. venerunt ad nos, renovantes
15-11 Venit Doram fugiens per maritimam
-15 Venit a. Numenius, et qui cum eo fuerant
-17 Legati Judæorum venerunt ad nos amici
-31 Sin autem, veniemus, et expugnabimus vos
-32 Et venit Athenobius amicus regis in Jerus.
16- 9 Donec venit Cedronem, quam ædificavit
-19 Et tribunis misit epistolas, ut venirent ad se
-22 Comprehendit viros, qui venerant perdere

2 *Mac.* 1-14 Cum ea habitaturus venit ad loc. Antiochus
2- 5 Veniens ibi Jeremias invenit loc. speluncæ
3- 5 Venit ad Apollonium Tharsææ filium
- 9 Sed, cum venisset Jerosolymam, et benigne
-18 Quod in contemptum locus esset venturus
-39 Et venientes ad malefaciendum percutit
4-21 Profectus inde venit Joppen, et inde Jeros.
-25 Acceptisque a rege mandatis, venit
-31 Festinanter itaque rex venit sedare illos
-34 Qui cum venisset ad Oniam, et datis dextris
-44 Cum venisset rex Tyrum, ad ips. negotium
5-25 Qui cum venisset Jerosol., pacem simulans
6-17 Jam autem veniendum est ad narrationem
8- 8 Videns.. paulat. virum ad profectum venire
-14 Priusquam cominus veniret, vendiderat
-16 Neque metuerent inique venientium adversum se hostium multitudinem
-18 Qui potest et venientes adversum nos
-20 Ubi ad rem ventum est Macedonibus sociis
-25 Qui ad emptionem ipsorum venerant
-35 Fugiens, solus venit Antiochiam
9- 3 Cum venisset circa Ecbatanam, recognovit
- 4 Locutus est se venturum Jerosolymam
-11 Hinc igitur cœpit.. ad agnitionem sui venire
-14 Et civitatem, ad quam festinans veniebat
11- 2 Veniebat adversus Judæos
12- 6 Venit adversus interfectores fratrum
-17 Venerunt in Characa ad eos, qui dicuntur
-31 Venerunt Jerosolymam die solemni Septim.
-38 Collecto exercitu venit in civitatem Odollam
-39 Et sequenti die venit cum suis Judas
13- 1 Cognovit Judas Antiochum Eupat. venire
- 9 Sed rex mente effrenatus veniebat
-25 Ut a. venit Ptolemaïdam, graviter fereb.
14- 4 Venit ad reg. Demetrium centesimo quinq.
- 7 Defraudatus parentum gloria... huc veni
-26 Venit ad Demetrium, et dicebat
-31 Venit ad maximum et sanctissimum templ.
-44 Venit per mediam cervicem
15-24 Ut metuant qui cum blasphemia veniunt

Matth. 2- 1 Ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosolym.
- 2 Vidimus... et venimus adorare eum
- 8 Ut et ego veniens adorem eum
- 9 Usque dum veniens staret supra
-21 Qui consurgens... et venit in terram Israël
-23 Et veniens habitavit in civitate
3- 1 In diebus a. illis venit Joannes Baptista
- 7 Venientes ad baptismum suum, dixit eis
Demonstravit vobis fugere a ventura ira
-11 Qui autem post me venturus est
-13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem
-14 Debeo baptizari, et tu venis ad me ?
-16 Et vidit... et venientem super se
4-13 Venit, et habitavit in Capharnaüm
-19 Et ait illis : Venite post me
5-17 Nolite putare quoniam veni solvere legem
Non veni solvere, sed adimplere
-24 Et tunc veniens offeres munus tuum
7-15 Veniunt ad vos in vestimentis ovium
-25 Et venerunt flumina, et flaverunt venti
-27 Et venerunt flumina, et flaverunt venti
8- 2 Et ecce leprosus veniens, adorabat
- 7 Ego veniam, et curabo eum
- 9 Et alii, veni, et Veni ; et servo meo
-11 Multi ab Oriente et Occidente venient
-14 Et cum venisset Jesus in domum Petri
-28 Et cum venisset trans fretum in regionem
-29 Venisti huc ante tempus torquere nos ?
-33 Et venientes in civitatem, nuntiaverunt
9- 1 Transfretavit, et venit in civitatem suam
-10 Multi publicani et peccatores venientes
-13 Non e. veni vocare justos, sed peccatores
-15 Venient a. dies cum auferetur ab eis
-18 Sed veni, impone manum tuam super eam
-23 Cum venisset Jesus in domum principis
-28 Cum a. venisset domum, accesserunt
10-13 Veniet pax vestra super eam
-23 Donec veniat Filius hominis
-34 Quia pacem venerim mittere in terram
Non veni pacem mittere, sed gladium
-35 Veni enim separare hominem
11- 3 Ait illi : Tu es, qui venturus es
-14 Ipse est Elias, qui venturus est
-18 Venit enim Joannes neque manducans
-19 Venit Filius hominis manducans
-28 Venite ad me omnes, qui laboratis
12- 9 Et... venit in synagogam eorum
-42 Quia venit a finibus terræ audire
-44 Et veniens, invenit eam vacantem
13- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt
-19 Venit malus, et rapit quod seminatum est
-25 Venit inimicus ejus, et superseminavit
-32 Ita ut volucres cœli veniant
-36 Tunc dimissis turbis, venit in domum
-54 Et veniens in patriam suam, docebat
14-12 Et venientes nuntiaverunt Jesu
-25 Venit ad eos ambulans super mare
-28 Jube me ad te venire super aquas
-29 At ipse ait : Veni. Et descendens Petrus
Ambulabat super aquam ut veniret ad Jes.
-33 Venerunt, et adoraverunt eum, dicentes
-34 Venerunt in terram Genesar
15-25 At illa venit, et adoravit eum, dicens
-29 Venit secus mare Galilææ : et ascendens
-39 Ascendit... et venit in fines Magedan
16- 5 Et cum venissent Discipuli ejus
-13 Venit autem Jesus in partes Cæsareæ
-24 Si quis vult post me venire, abneget
-27 Filius enim hominis venturus est
-28 Filium hominis venientem in regno suo
17-10 Quod Eliam oporteat primum venire
-11 Ait eis : Elias quidem venturus est
-12 Dico autem vobis, quia Elias jam venit
-14 Et cum venisset ad turbam, accessit
-23 Et cum venissent Capharnaüm, accesserunt
18- 7 Necesse est enim ut veniant scandala
Væ homini illi, per quem scandalum venit
-11 Venit enim Filius hominis salvare
-31 Et venerunt, et narraverunt domino suo
19- 1 Migravit a Galilæa et venit in fines Judææ
-14 Et nolite eos prohibere ad me venire
-21 Et veni, sequere me
20- 9 Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant
-10 Venientes autem et primi, arbitrati sunt
-28 Sicut Filius hominis non venit ministrari
21- 1 Et venissent Bethphage ad montem Oliveti
- 5 Ecce rex tuus venit tibi mansuetus
- 9 Benedictus, qui venit in nomine Domini
-19 Venit ad eam : et nihil invenit in ea
-23 Et cum venisset in templum, accesserunt
-32 Venit enim ad vos Joannes
-38 Hic est hæres : venite, occidamus eum
-40 Cum ergo venerit dominus vineæ
22- 3 Ad nuptias, et nolebant venire
- 4 Et omnia parata : venite ad nuptias
23-35 Ut veniat super vos omnis sanguis justus
Matth. 23-36 Venient hæc omnia super generationem ist
-39 Benedictus, qui venit in nomine Domini
24- 5 Multi enim venient in nomine meo
-14 Et tunc veniet consummatio
-30 Filium hominis venientem in nubibus cœli
-39 Donec venit diluvium, et tulit omnes
-42 Nescitis qua hora dominus v. venturus sit
-43 Si sciret... qua hora fur venturus esset
Qua nescitis hora Filius hom. venturus es
-46 Quem, cum venerit dominus ejus, inveneri
-48 Moram facit dominus meus venire
-50 Veniet dominus servi illius in die
25- 6 Ecce sponsus venit, exite obviam ei
-10 Dum autem irent emere, venit sponsus
-11 Novissime vero veniunt et reliquæ virgines
-19 Venit dominus servorum illorum
-27 Et veniens ego recepissem utique
-31 Cum autem venerit Filius hominis
-34 Tunc dicet... Venite, benedicti patris mei
-36 In carcere eram, et venistis ad me
-39 Aut in carcere, et venimus ad te
26-36 Tunc venit Jesus cum illis in villam
-40 Et venit ad Discipulos suos, et invenit
-43 Venit iterum, et invenit eos dormientes
-45 Tunc venit ad Discipulos suos, et dicit
-47 Ecce Judas unus de duodecim venit
-50 Dixitque... Amice, ad quid venisti ?
-60 Novissime autem venerunt duo falsi testes
-64 Et venientem in nubibus cœli
27-33 Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha
-49 Videamus an veniat Elias liberans eum
-53 Exeuntes... venerunt in sanctam civitatem
-57 Venit quidam homo dives ab Arimathæa
-64 Ne forte veniant Discipuli ejus
28- 1 Venit Maria Magdalene, et altera Maria
- 6 Venite, et videte locum, ubi positus erat
-11 Quidam de custodibus venerunt in civitat.
-13 Quia Discipuli ejus nocte venerunt

Marc. 1- 7 Venit fortior me post me
- 9 Venit Jesus a Nazareth Galilææ
-14 Venit Jesus in Galilæam, prædicans
-17 Dixit eis Jesus : Venite post me
-24 Jesu Nazarene : venisti perdere nos ?
-29 Venerunt in domum Simonis et Andreæ
-38 Ut et ibi prædicem : ad hoc enim veni
-40 Venit ad eum leprosus deprecans eum
2- 3 Et venerunt ad eum ferentes paralyticum
-13 Omnisque turba veniebat ad eum
-17 Non enim veni vocare justos, sed peccator
-18 Et veniunt, et dicunt illi : Quare
-20 Venient a. dies cum auferet. ab eis sponsu
3- 8 Multitudo magna... venerunt ad eum
-13 Vocavit ad se... et venerunt ad eum
-20 Et veniunt ad domum, et convenit
-31 Et veniunt mater ejus et fratres
4- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt
-15 Confestim venit Satanas, et aufert verbun
-21 Numq. venit lucerna ut sub modio ponatu
-22 Sed ut in palam veniat
5- 1 Et venerunt trans fretum maris
-15 Et veniunt ad Jesum : et vident illum
-22 Et venit quidam de archisynagogis
-23 Veni, impone manum super eam
-27 Venit in turba retro, et tetigit vestiment. e
-33 Mulier vero... venit et procidit ante eum
-35 Veniunt ab archisynagogo, dicentes
-38 Et veniunt in domum archisynagogi
6-29 Discipuli ejus venerunt, et tulerunt corpus
-31 Venite seorsum in desertum locum
Erant e. qui veniebant et redibant multi
-48 Venit ad eos ambulans supra mare
-53 Et... venerunt in terram Genesareth
7- 1 Et conveniunt... venientes ab Jerosolymis
-31 Venit per Sidonem ad mare Galilææ
8- 3 Quidam enim ex eis de longe venerunt
-10 Et statim... venit in partes Dalmanutha
-22 Veniunt Bethsaïdam, et adducunt ei cæcu
-38 Cum venerit in gloria patris sui
-39 Videant regnum Dei veniens in virtute
9- 6 Et venit vox de nube, dicens : Hic est
-10 Quia Eliam oportet venire primum
-11 Elias, cum venerit primo, restituet omnia
-12 Sed dico vobis quia et Elias venit
-13 Veniens ad Discipulos suos, vidit turbam
-32 Et venerunt Capharnaüm
10- 1 Venit in fines Judææ ultra Jordanem
-14 Et ait illis : Sinite parvulos venire ad me
-21 Et veni, sequere me
-45 Filius hominis non venit ut ministraretur
-46 Veniunt Jericho, et proficiscente eo
-50 Qui projecto vest. s. exiliens, venit ad eu
11-10 Benedictus qui venit in nomine Domini
Benedictum quod venit regnum patris nos
-13 Venit si quid forte inveniret in ea. Et cu venisset ad eam, nihil invenit præter fol

Marc. 11-15 Et veniunt Jerosolymam. Et cum introisset
-27 Et veniunt rursus Jerosolymam
12- 7 Hic est hæres : venite, occidamus eum
- 9 Veniet, et perdet colonos : et dabit vin. aliis
-14 Qui venientes, dicunt ei : Magister, scimus
-18 Et venerunt ad eum Sadducæi, qui dicunt
-42 Cum venisset autem vidua una pauper
13- 6 Multi enim venient in nomine meo, dicentes
-26 Et tunc videbunt Filium homin. venientem
-35 Nescitis enim quando domin. domus veniat
-36 Ne cum venerit repente, inveniat vos dorm.
14- 3 Venit mulier habens alabastrum unguenti
-16 Abierunt Discipuli ejus, et venerunt in civ.
-17 Vespere autem facto, venit cum duodecim
-32 Veniunt in præd., cui nomen Gethsemani
-37 Et venit, et invenit eos dormientes
-41 Et venit tertio, et ait illis : Dormite jam, et requiescite. Sufficit : venit hora
-43 Venit Judas Iscariotes, unus de duodecim
-45 Et cum venisset, statim accedens ad eum, ait
-62 Filium hom... venientem cum nubibus cœli
-66 Venit una ex ancillis summi sacerdotis
15-21 Simonem Cyrenæum, venientem de villa
-36 Videamus si veniat Elias ad deponend. eum
-43 Venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio
16- 1 Aromata, ut venientes ungerent Jesum
- 2 Veniunt ad monumentum, orto jam sole
Luc. 1-43 Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me ?
-59 In die octavo, venerunt circumcid. puerum
2-16 Venerunt festinantes : et invener. Mariam
-27 Et venit in spiritu in templum
-44 Venerunt iter diei, et requirebant eum
-51 Et descendit cum eis, et venit Nazareth
3- 3 Et venit in omnem regionem Jordanis
- 7 Quis ostendit vobis fugere a ventura ira ?
-12 Venerunt a. et publicani ut baptizarentur
-16 Aqua baptizo vos : veniet autem fortior me
4-16 Et venit Nazareth, ubi erat nutritus
-34 Venisti perdere nos? scio te quis sis
-42 Requirebant eum, et venerunt usque ad ips.
5- 7 Annuerunt.. ut venirent, et adjuvarent eos
Venerunt, et impleverunt ambas naviculas
-17 Qui venerant ex omni castello Galilææ
-32 Non veni vocare justos, sed peccatores
-35 Venient a. dies : cum ablatus fuerit ab illis
6-18 Qui venerant ut audirent eum, et sanarent.
-47 Omnis, qui venit ad me, et audit serm. meos
7- 3 Rogans eum ut veniret, et salvaret serv. ej.
- 4 Cum venissent ad Jesum, rogabant eum
- 7 Non sum dign. arbitratus ut venirem ad te
- 8 Huic, Vade, et vadit ; et alii, Veni, et venit
-19 Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
-20 Cum aut. venissent ad eum viri, dixerunt
Tu es qui venturus es, an alium expectamus?
-33 Venit e. Joannes Baptista, neq. manducans
-34 Venit Filius hominis manducans, et bibens
8-12 Deinde venit diabolus, et tollit verbum
-17 Quod non cognoscatur, et in palam veniat
-19 Venerunt a. ad illum mater et fratres ejus
-35 Exierunt a. videre... et venerunt ad Jesum
-41 Et ecce venit vir, cui nomen Jairus
-47 Tremens venit, et procidit ante pedes ejus
-49 Venit quidam ad principem synanogæ
-51 Cum venisset domum, non permisit intrare
9-23 Si quis vult post me venire, abneget semet.
-26 Hunc Filius hominis erubescet, cum venerit
-56 Filius hominis non venit animas perdere
10- 1 In omnem... locum, quo erat ipse venturus
-33 Quidam iter faciens, venit secus eum
11- 6 Quoniam amicus meus venit de via ad me
-25 Cum venerit, invenit eam scopis mundat.
-31 Quia venit a finibus terræ audire sapient.
12-36 Ut, cum venerit... confestim aperiant ei
-37 Quos, cum venerit do., invenerit vigilantes
-38 Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit
-39 Si sciret paterfamilias, qua hora fur veniret
-40 Qua hora non putatis, Filius hominis veniet
-43 Beatus ille servus, quem cum venerit dom.
-45 Moram facit dominus meus venire
-46 Veniet dominus servi illius, in die qua non sperat
-49 Ignem veni mittere in terram, et quid volo
-51 Putatis quia pacem veni dare in terram ?
-54 Statim dicitis : Nimbus venit : et ita fit
13- 6 Venit quærens fructum in illa, et non inv.
- 7 Anni tres sunt ex quo venio quærens fruct.
-14 In his ergo venite, et curamini
-29 Venient ab Oriente, et Occidente, et Aquil.
-35 Non videbitis me, donec veniat cum dicetis: Benedictus, qui venit in nomine Domini
14- 9 Veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi
-10 Ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi
-17 Hora cœnæ dicere invitatis ut venirent

Luc. 14-20 Uxorem duxi, et ideo non possum venire
-26 Si quis venit ad me, et non odit patrem suum
-27 Qui non bajulat crucem s., et venit post me
-31 Qui cum viginti millibus venit ad se
15- 6 Veniens domum, convocat amicos et vicin.
-20 Et surgens venit ad patrem suum
-25 Et cum veniret, et appropinquaret domui
-27 Isque dixit illi : Frater tuus venit
-30 Venit, occidisti illi vitulum saginatum
16-21 Sed et canes veniebant, et lingebant ulcera
-28 Ne et ipsi veniant in hunc locum tormentor.
17- 1 Impossibile est ut non veniant scandala
Væ autem illi, per quem veniunt
-20 Quando venit regnum Dei ?
Non venit regnum Dei cum observatione
-22 Venient dies quando desider. videre unum
-27 Et venit diluvium, et perdidit omnes
18- 3 Et veniebat ad eum, dicens : Vindica me
- 5 Ne in novissimo veniens sugillet me
- 8 Verumtamen Filius hominis veniens
-16 Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare
-22 Et veni, sequere me
-30 Et non recipiat... in sæculo venturo vitam
19- 5 Et cum venisset ad locum, suscipiens Jesus
-10 Venit enim Filius hominis quærere
-13 Et ait ad illos : Negotiamini dum venio
-16 Venit autem primus, dicens : Domine
-18 Et alter venit, dicens : Domine, mna tua fecit
-20 Et alter venit, dicens : Domine, ecce mna
-23 Veniens, cum usuris utique exegissem illam
-38 Benedictus, qui venit rex in nomine Domini
-43 Quia venient dies in te : et circumdabunt te
20-16 Veniet, et perdet colonos istos, et dabit
21- 6 Venient dies, in quibus non relinquetur
- 8 Multi enim venient in nomine meo, dicentes
-27 Et tunc videbunt Filium hominis venientem
22- 7 Venit a. dies azymorum, in qua necesse erat
-18 Quod non bibam... donec regn. Dei veniat
-45 Et cum... et venisset ad Discipulos suos
-52 Dixit a. Jesus ad eos, qui venerant ad se
23-26 Quemdam Cyrenensem, venientem de villa
-29 Quoniam ecce venient dies, in quibus dicent
-33 Et postquam venerunt in locum
-42 Memento mei, cum veneris in regnum t.
-55 Mulieres, quæ cum eo venerant de Gal.
24- 1 Valde diluculo venerunt ad monumentum
-23 Et, non invento corpore ejus, venerunt
Joan. 1- 7 Hic venit in testimonium
- 9 Quæ illuminat omnem hominem venientem
-11 In propria venit, et sui eum non receperunt
-15 Qui post me venturus est, ante me factus est
-27 Ipse est, qui post me venturus est
-29 Vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait
-30 Post me venit vir, qui ante me factus est
-31 Propterea veni ego in aqua baptizans
-39 Dicit eis : Venite, et videte. Venerunt
-46 Dicit ei Philippus : Veni, et vide
-47 Vidit Jesus Nathanael venientem ad se
2- 4 Nondum venit hora mea
3- 2 Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei : Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister
- 8 Sed nescis unde veniat, aut quo vadat
-19 Quia lux venit in mundum, et dilexerunt
-20 Non venit ad lucem, ut non arguantur opera
-21 Qui autem facit veritatem, venit ad lucem
-22 Post hæc venit Jesus, et Discipuli ejus
-23 Et veniebant, et baptizabantur
-26 Venerunt ad Joann., et dixerunt ei : Rabbi
Ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum
-31 Qui desursum venit, super omnes est
Qui de cœlo venit, super omnes est
4- 5 Venit ergo in civitatem Samariæ
- 7 Venit mulier de Samaria haurire aquam
-15 Ut non sitiam, neque veniam huc haurire
-16 Ei Jesus : Vade, voca virum t., et veni huc
-21 Jesus : Mulier, crede mihi, quia venit hora
-23 Sed venit hora, et nunc est
-25 Dicit ei mulier : Scio quia Messias venit
Cum ergo venerit ille, nob. annuntiabit om.
-27 Et continuo venerunt Discipuli ejus
-29 Venite, et videte hominem, qui dixit mihi
-30 Exierunt ergo de civit., et veniebant ad eum
-35 Adhuc quatuor menses sunt, et messis venit
-40 Cum venissent ergo ad illum Samaritani
-45 Cum ergo venisset in Galilæam, exceperunt
Et ipsi enim venerant ad diem festum
-46 Venit ergo iterum in Cana Galilææ
-54 Cum venisset a Judæa in Galilæam
5- 7 Dum venio e. ego, alius ante me descendit
-24 Et in judicium non venit, sed transiit
-25 Amen dico vob. quia venit hora, et nunc est
-28 Nolite mirari hoc, quia venit hora, in qua
-40 Non vultis venire ad me ut vitam habeatis
-43 Ego veni in nomine Patris mei
Si alius venerit in nomine suo, illum accip.

Joan. 6- 5 Quia multitudo maxima venit ad eum
-14 Propheta, qui venturus est in mundum
-15 Quia venturi essent ut raperent eum
-17 Venerunt trans mare in Capharnaüm : et tenebræ jam factæ erant : et non venerat ad eos Jesus
-24 Et venerunt Capharnaüm quærentes Jesum
-25 Dixerunt ei : Rabbi, quando huc venisti?
-35 Sum panis vitæ : qui venit ad me, non esur.
-37 Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet
Et eum, qui venit ad me, non ejiciam foras
-44 Nemo potest venire ad me, nisi Pater
-45 Qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me
-66 Dixi vobis, quia nemo potest venire ad me
7-27 Christus a. cum venerit, nemo scit unde sit
-28 Et unde sim scitis : et a me ipso non veni
-30 Quia nondum venerat hora ejus
-31 Christ. cum venerit, numq. plura signa faciet
-34 Et ubi ego sum, vos non potestis venire
-36 Et ubi sum ego, vos non potestis venire
-37 Si quis sitit, veniat ad me, et bibat
-41 Numquid a Galilæa venit Christus ?
-42 Et de Bethlehem castello... venit Christus
-45 Venerunt ergo ministri ad pontifices et Phar.
-50 Ille qui venit ad eum nocte, qui unus erat
8- 2 Et diluculo iterum venit in templum
Et omnis populus venit ad eum
-14 Quia scio unde veni, et quo vado
Vos a. nescitis unde venio, aut quo vado
-20 Quia necdum venerat hora ejus
-21 Quo ego vado, vos non potestis venire
-22 Quo ego vado, vos non potestis venire
-42 Ego enim ex Deo processi, et veni
Neque enim a me ipso veni, sed ille me misit
9- 4 Venit nox, quando nemo potest operari
- 7 Abiit ergo, et lavit, et venit videns
-39 In judicium ego in hunc mundum veni
10- 8 Omn. quotquot venerunt, fures sunt et latr.
-10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet
Ego veni ut vitam habeant, et abundantius
-12 Videt lupum venientem, et dimittit oves
-41 Et multi venerunt ad eum, et dicebant
11-17 Venit itaq. Jesus : et invenit eum quat. dies
-19 Multi a. ex Judæis venerant ad Martham
-20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit
-27 Tu es Chr... qui in hunc mundum venisti
-29 Illa ut audivit, surgit cito, et venit ad eum
-30 Nondum enim venerat Jesus in castellum
-32 Maria ergo, cum venisset ubi erat Jesus
-33 Ut vidit... et Judæos, qui venerant cum ea
-34 Dicunt ei : Domine, veni, et vide
-38 Fremens in semetipso, venit ad monument.
-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
-45 Qui venerant ad Mariam et Martham
-48 Et venient Romani, et tollent nostrum locum
-56 Quid putatis, quia non venit ad diem festum
12- 1 Jesus ergo ante sex dies Paschæ venit Beth.
- 9 Et venerunt, non propter Jesum tantum
-12 Turba multa, quæ venerat ad diem festum
Cum audissent quia venit Jesus Jerosolym.
-13 Benedictus, qui venit in nomine Domini
-15 Ecce rex tuus venit sedens sup. pullum asinæ
-18 Propterea et obviam venit ei turba
-22 Venit Philippus, et dicit Andreæ
-23 Dicens : Venit hora, ut clarificetur Fil. hom.
-27 Sed propterea veni in horam hanc
-28 Venit ergo vox de cœlo : et clarificavi
-30 Non propt. me hæc vox venit, sed propt. vos
-46 Ego lux in mundum veni : ut om. qui credit
-47 Non enim veni ut judicem mundum
13- 1 Sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat
- 6 Venit ergo ad Simonem Petrum
-33 Quo ego vado, vos non potestis venire
14- 3 Iterum venio, et accipiam vos ad me ipsum
- 6 Nemo venit ad Patrem, nisi per me
-18 Non relinquam vos orphanos : veniam ad vos
-23 Ad eum veniemus, et mansionem apud eum
-28 Dixi vobis : Vado, et venio ad vos
-30 Venit enim princeps mundi hujus
15-22 Si non venissem, et locutus fuissem
-26 Cum autem venerit Paracletus
16- 2 Sed venit hora, ut omnis qui interficit
- 4 Ut cum venerit hora eorum, reminiscamini
- 7 Paracletus non veniet ad vos
- 8 Et cum venerit ille, arguet mundum
-13 Cum autem venerit ille Spiritus veritatis
Et quæ ventura sunt annuntiabit vobis
-21 Tristitiam habet, quia venit hora ejus
-25 Venit hora, cum jam non in proverbiis
-28 Exivi a Patre, et veni in mundum
-32 Ecce venit hora, et jam venit
17- 1 Dixit : Pater, venit hora, clarifica Filium
-11 Et ego ad te venio. Pater sancte, serva
-13 Nunc autem ad te venio : et hæc loquor
18- 3 Venit illuc cum laternis et facibus

Joan. 18- 4 Sciens om. quæ ventura erant super eum
-37 Natus sum, et ad hoc veni in mundum
19- 3 Veniebant ad eum, et dicebant : Ave
-32 Venerunt ergo milites : et primi quidem
-33 Ad Jesum autem cum venissent
-38 Venit ergo, et tulit corpus Jesu
-39 Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte primum
20- 1 Maria Magdalene venit mane
- 2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum
- 3 Et venerunt ad monumentum
- 4 Et venit primus ad monumentum
- 6 Venit ergo Simon Petrus sequens eum
- 8 Discipulus, qui venerat primus ad monum.
-18 Venit Maria Magdalene annuntians
-19 Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis
-24 Non erat cum eis quando venit Jesus
-26 Venit Jesus januis clausis, et stetit
21- 3 Dicunt ei : Venimus et nos tecum
- 8 Alii autem Discipuli navigio venerunt
-12 Dicit eis Jesus : Venite, prandete
-13 Et venit Jesus, et accipit panem
-22 Sic eum volo manere, donec veniam
-23 Sic eum volo manere, donec veniam
Act. 1-11 Sic veniet, quemadmodum vidistis eum
2-20 Antequam veniat dies Domini magnus
3-20 Ut cum venerint tempora refrigerii
4-23 Dimissi autem, venerunt ad suos
5-15 Ut, veniente Petro, saltem umbra illius obumbraret
-22 Cum autem venissent ministri
7- 3 Et veni in terram, quam monstravero tibi
-11 Venit autem fames in universam Ægyptum
-34 Et nunc veni, et mittam te in Ægyptum
8-15 Qui cum venissent, oraverunt pro ipsis
-16 Nondum e. in quemquam illorum venerat
-24 Ut nihil veniat super me hor. quæ dixistis
-27 Eunuchus... venerat adorare in Jerusalem
-36 Venerunt ad quamdam aquam
-40 Evangelizabat...donec veniret Cæsaream
9-17 Apparuit tibi in via qua veniebas
-21 Et huc ad hoc venit, ut vinctos illos duceret
-26 Cum autem venisset in Jerusalem
-38 Ne pigriteris venire usque ad nos
-39 Exurgens autem Petrus venit cum illis
10-21 Quæ causa est, propter quam venistis ?
-25 Obvius venit ei Cornelius, et procidens
-29 Propter quod sine dubitatione veni accers.
-33 Misi ad te : et tu benefecisti veniendo
-45 Et obstupuerunt... qui venerant cum Petro
11- 5 Et venit usque ad me
-12 Venerunt autem mecum et sex fratres isti
12-10 Venerunt ad portam ferream, quæ ducit
-12 Consideransque venit ad domum Mariæ
-20 At illi unanimes venerunt ad eum
13- 5 Et cum venissent Salaminam, prædicabant
-13 Qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamph.
-14 Illi... venerunt Antiochiam Pisidiæ
-25 Sed ecce venit post me, cujus non sum dignus
-51 At illi... venerunt Iconium
14-23 Transeuntesque Pisid., venerunt in Pamph.
-26 Cum a. venissent, et congregassent Eccles.
15- 4 Cum autem venissent Jerosolymam
16- 7 Cum venissent autem in Mysiam
-11 Recto cursu venimus Samothraciam
-37 Non ita : sed veniant, (-38) et ipsi nos ejic.
-39 Et venientes deprecati sunt eos
17- 1 Venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga
- 6 Quoniam hi... et huc venerunt
-10 Qui cum venissent, in synagogam Judæorum
-13 Venerunt et illuc, commoventes
-15 Ut quam celeriter venirent ad illum
18- 1 Egressus ab Athenis, venit Corinthum
- 2 Pontic. genere, qui nuper venerat ab Italia
- 5 Cum venissent a. de Macedonia Silas et Tim.
-27 Qui cum venisset, contulit multum his
19- 1 Veniret Ephesum, et inveniret quosdam
- 4 Dicens : In eum, qui venturus esset post ips.
- 6 Venit Spiritus sanctus super eos, et loqueb.
-18 Multiq. credentium veniebant, confitentes
-27 Periclitabitur nobis pars in redargutionem venire
20- 2 Cum a. perambulasset... venit ad Græciam
- 6 Venimus ad eos Troadem in dieb. quinque
-14 Assumpto eo, venimus Mitylenem
-15 Sequenti die venimus contra Chium
Et sequenti die venimus Miletum
-18 Qui cum venissent ad eum et simul essent
-22 Quæ in ea ventura sunt mihi, ignorans
21- 1 Recto cursu venimus Coüm
- 3 Navigavimus in Syriam, et venimus Tyrum
- 8 Alia autem die profecti, venimus Cæsaream
-11 Is cum venisset ad nos, tulit zonam Pauli
-16 Venerunt autem et ex discipulis a Cæsaræa
-17 Et cum venissemus Jerosolymam

Act. 21-35 Cum venisset ad gradus, contigit ut portar.
22-11 Deductus a comitibus, veni Damascum
-13 Veniens ad me, et astans, dixit mihi : Saule
23-16 Venit, et intravit in castra, nuntiavitq. Paulo
-33 Qui cum venissent Cæsaream, et tradidiss.
-35 Audiam te... cum accusatores tui venerint
24- 8 Jubens accusatores ejus ad te venire
-17 Eleemosynas facturus in gentem meam, veni
-24 Veniens Felix cum Drusilla uxore sua
25- 1 Festus ergo cum venisset in provinciam
-23 Altera autem die, cum venisset Agrippa
27- 5 Navigantes, venimus Lystram, quæ est Lyciæ
- 8 Juxta navigantes, venimus in locum quemd.
28-12 Cum venissemus Syracusam, mansimus ibi
-13 Secunda die venimus Puteolos
-14 Apud eos dies sept. : et sic venimus Romam
-16 Cum a. venissemus Romam, permissum est
-23 Venerunt ad eum in hospitium plurimi
Rom. 1-10 Iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos
-13 Fratres : quia sæpe proposui venire ad vos
3- 8 Et non... faciamus mala, ut veniant bona
7- 9 Sed cum venisset mandatum, peccat. revixit
9- 9 Secundum hoc tempus veniam
11-26 Veniet ex Sion, qui eripiat et avertat impiet.
15-22 Et impediebar plurimum venire ad vos
-23 Cupiditatem autem habens veniendi ad vos
-29 Scio a. quoniam veniens ad vos, in abundantia benedict. Evangelii Chr. veniam
-32 Ut veniam ad vos in gaudio per volunt. Dei
1 Cor. 2- 1 Et ego, cum venissem ad vos, fratres, veni non in sublimitate sermonis
4- 5 Quoadusque veniat Dominus
-18 Tanquam non venturus sim ad vos
-19 Veniam a. ad vos cito, si Dominus voluerit
-21 In virga veniam ad vos, an in charitate
11-26 Mortem Domini annuntiabitis, donec veniat
-34 Cætera autem, cum venero, disponam
13-10 Cum autem venerit quod perfectum est
14- 6 Fratres, si venero ad vos linguis loquens
15-35 Quomodo resurgunt mortui ? qualive corpore venient ?
16- 2 Ut non, cum venero, tunc collectæ fiant
- 5 Veniam a. ad vos, cum Maced. pertransiero
-10 Si autem venerit Timotheus, videte
-11 Deducite a. illum in pace, ut veniat ad me
-12 Rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus
Et utique non fuit voluntas ut nunc veniret
Veniet autem, cum ei vacuum fuerit
2 Cor. 1-15 Et hac confidentia volui prius venire ad vos
-16 Et iterum a Macedonia venire ad vos
-23 Quod parcens vob. non veni ultra Corinthum
2- 1 Ne iterum in tristitia venirem ad vos
- 3 Ut non, cum venero, tristitiam super tristitiam habeam
-12 Cum venissem a. Troadem propter Evang.
7- 5 Nam et cum venissemus in Macedoniam
9- 4 Ne cum venerint Macedones mecum
11- 4 Si is, qui venit, alium Christum prædicat
- 9 Suppleverunt fratres, qui venerunt a Maced.
12- 1 Veniam a. ad visiones et revelationes Dom.
-14 Ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos
-20 Timeo enim, ne forte cum venero, non quales volo, inveniam vos
-21 Ne iterum cum venero, humiliet me Deus
13- 1 Ecce tertio hoc venio ad vos
- 2 Quoniam si venero iterum, non parcam
Galat. 1-17 Neque veni Jerosolym. ad antecessores m.
-18 Veni Jerosolymam videre Petrum
-21 Deinde veni in partes Syriæ et Ciliciæ
2-11 Cum autem venisset Cephas Antiochiam
-12 Prius e. quam venirent, quidam a Jacobo
Cum autem venissent, subtrahebat... se
3-19 Donec veniret semen, cui promiserat
-23 Prius autem quam veniret fides, sub lege
-25 At ubi venit fides, jam non sumus sub pædag.
4- 4 At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus
Ephes. 2-17 Et veniens evangelizavit pacem vobis
5- 6 Propter hæc e. venit ira Dei in filios diffid.
Philip. 1-12 Magis ad profectum venerunt Evangelii
-27 Ut sive cum venero, et videro vos, sive absens
2-24 Quoniam et ipse veniam ad vos cito
Colos. 3- 6 Venit ira Dei super filios incredulitatis
4-10 Si venerit ad vos, excipite illum
1 Thes. 1-10 Jesum, qui eripuit nos ab ira ventura
2-18 Quoniam voluimus venire ad vos
3- 6 Nunc a. veniente Timotheo ad nos a vobis
5- 2 Dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet
2 Thes. 1-10 Cum venerit glorificari in sanctis suis
2- 3 Quoniam nisi venerit discessio primum
1 Tim. 1-15 Quod Christus Jesus venit in hunc mundum
2- 4 Qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire
3-14 Hæc tibi scribo, sperans me ad te venire cito
4-13 Dum venio, attende lectioni, exhortationi
2 Tim. 1-17 Cum Romam venisset, sollicite me quæsivit

2 Tim. 4- 8 Festina ad me venire cito
-13 Penulam... veniens affer tecum, et libros
-21 Festina ante hyemem venire. Salutant te
Tit. 3-12 Festina ad me venire Nicopolim
Hebr. 6- 5 Gustaverunt... virtutesque sæculi venturi
- 7 Terra enim sæpe venientem super se bibens imbrem
8- 8 Ecce dies venient, dicit Dominus
10- 7 Tunc dixi : Ecce venio
- 9 Tunc dixi : Ecce venio, ut faciam, Deus, vol.
-37 Qui venturus est, veniet, et non tardabit
13-23 Cum quo (si celerius venerit) videbo vos
1 Petr. 3-19 In quo et his.. spiritibus veniens prædicavit
2 Petr. 3- 3 Scientes, quod venient in novissimis diebus
1 Joan. 2-18 Et sicut audistis quia Antichristus venit
4- 2 Qui confitetur Jesum Christ. in carne venisse
- 3 Antichristus, de quo audistis quon. venit
5- 6 Hic est, qui venit per aquam et sanguinem
-20 Et scimus quoniam Filius Dei venit
2 Joan. - 7 Qui non confitentur Jesum Christum venisse in carnem
-10 Si quis venit ad vos, et hanc doctr. non affert
3 Joan. - 3 Gavisus sum valde venientibus fratribus
-10 Propter hoc si venero, commonebo ej. opera
Judæ. -14 Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis
-18 Quon. in noviss. tempore venient illusores
Apoc. 1- 4 Ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est
- 7 Ecce venit cum nubibus, et videbit eum om.
- 8 Qui est, et qui erat, et qui venturus est
2- 5 Venio tibi, et movebo candelabrum tuum
-16 Veniam tibi cito, et pugnabo cum illis
-25 Id quod habetis, tenete donec veniam
3- 3 Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tanquam fur, et nescies qua hora veniam ad te
- 9 Ecce faciam illos ut veniant, et adorent
-10 Quæ ventura est in orbem universum
-11 Ecce venio cito : tene quod habes
4- 8 Qui erat, et qui est, et qui venturus est
5- 7 Et venit, et accepit de dextera sedentis
6- 1 Dicens, tanq. vocem tonitrui : Veni, et vide
- 3 Audivi sec. animal, dicens : Veni, et vide
- 5 Audivi tertium animal, dicens : Veni, et vide
- 7 Quarti animalis dicentis : Veni, et vide
-17 Quoniam venit dies magnus iræ ipsorum
7-13 Qui sunt ? et unde venerunt ?
-14 Hi sunt, qui venerunt de tribulat. magna
8- 3 Et alius Angelus venit, et stetit ante altare
9-12 Et ecce veniunt adhuc duo væ post hæc
11-14 Et ecce væ secundum veniet cito
-17 Qui es, et qui eras, et qui venturus es
14- 7 Date illi honorem, quia venit hora judicii ej
-15 Et mete, quia venit hora ut metatur
15- 4 Quoniam om. gentes venient, et adorabun
16-15 Ecce venio sicut fur. Beatus, qui vigilat
-19 Et Babylon magna venit in memoriam
17- 1 Et venit unus de septem Angelis
Veni, ostendam tibi damnation. meretricis
-10 Unus est, et alius nondum venit : et cum venerit, oportet illum breve tempus manere
18- 8 Ideo in una die venient plagæ ejus
-10 Quoniam una hora venit judicium tuum
19- 7 Quia venerunt nuptiæ Agni
-17 Venite, et congregamini ad cœnam magnam
21- 9 Et venit unus de septem Angelis
Veni, et ostendam tibi sponsam, uxor. Agni
22- 7 Et ecce venio velociter. Beatus, qui custodit
-12 Ecce venio cito, et merces mea mecum est
-17 Et spiritus et sponsa dicunt : Veni. Et qui audit, dicat : Veni. Et qui sitit, veniat
-20 Etiam venio cito : Amen. Veni, Dom. Jesu

VENOR.

Gen. 25-27 Factus est Esaü vir gnarus venandi
Psal. 90- 3 Ipse liberavit me de laqueo venantium
123- 7 Sicut passer erepta est de laqueo venantium
Jerem. 16-16 Venabuntur eos de om. monte et de om. collo
Mich. 7- 2 Vir fratrem suum ad mortem venatur

VENTER.

Gen. 25-23 Et duo populi ex ventre tuo dividentur
30- 2 Qui privavit te fructu ventris tui
Levit. 3-10 Et pinguedinem quæ operit ventrem
-14 Tollentq. ex ea.. adipem qui operit ventrem
Num. 5-22 Ingrediantur aquæ maledictæ in ventrem t.
-27 Et inflato ventre computrescet femur
Deut. 7-13 Et diliget te... benedicetq. fructui ventris t.
28- 4 Benedictus fructus ventris tui
-18 Maledictus fructus ventris t., et fruct. terræ
Judic. 3-21 Et tulit sicam... infixitq. eam in ventre ejus
1 Reg. 24- 4 Ingressus est Saül, ut purgaret ventrem
Job. 3-10 Non conclusit ostia ventris, qui portavit me
20-15 Evomet, et de ventre illius extrahet eas D.
-20 Nec est satiatus venter ejus
-23 Utinam impleatur venter ejus, ut emittat
32-19 En venter meus quasi mustum absq. spirac.

Job. 40-11 Et virtus illius in umbilico ventris ejus
Psal. 16-14 De absconditis t. adimpletus est venter eor.
21-10 Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre
-11 De ventre matris meæ Deus meus es tu
-15 Tanq. cera liquescens in medio ventris mei
30-10 Conturbatus est in ira oculus... et venter m.
43-25 Conglutinatus est in terra venter noster
70- 6 De ventre matris meæ tu es protector meus
126- 3 Ecce hæreditas Domini, filii; merces, fructus ventris
131-11 De fructu ventris tui ponam super sedem t.
Prov. 13-25 Venter autem impiorum insaturabilis
18- 8 Et ipsa perveniunt usq. ad interiora ventris
-20 De fructu oris viri replebitur venter ejus
20-27 Quæ investigat omnia secreta ventris
-30 Et plagæ in secretioribus ventris
22-18 Cum servaveris eam in ventre tuo
26-22 Et ipsa perveniunt ad intima ventris
Eccle. 11- 5 Qua ratione compingantur ossa in ventre prægnantis
Cant. 5- 4 Et venter meus intremuit ad tactum ejus
-14 Venter ejus eburneus, distinctus sapphiris
7- 2 Venter tuus sicut acervus tritici, vallatus
Sap. 7- 1 Et in ventre matris figuratus sum caro
Eccli. 23- 6 Aufer a me ventris concupiscentias
36-20 Omnem escam manducabit venter
37- 5 Sodalis amico condolet causa ventris
40- 1 A die exitus de ventre matris eorum
-32 Et in ventre ejus ignis ardebit
49- 9 Qui a ventre matris consecratus est proph.
50-24 Qui auxit dies nost. a ventre matris nostræ
51- 7 De altitudine ventris inferi, et a lingua
-29 Venter meus conturbatus est quærendo ill.
Isai. 16-11 Super hoc venter meus ad Moab... sonabit
49- 1 De ventre matris m. recordatus est nom. m.
Jerem. 4-19 Ventrem meum, ventrem meum doleo
51-34 Replevit ventrem suum teneritudine mea
Thren. 1-20 Quon. tribulor, conturbatus est venter meus
Ezech. 3- 3 Dixit ad me : Fili hom., venter t. comedet
7-19 Et ventres eorum non implebuntur
Dan. 2-32 Porro venter et femora ex ære
Jonæ. 2- 1 Et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus
- 2 Et oravit Jonas ad Do. D. s. de ventre piscis
- 3 De ventre inferi clamavi, et exaudisti voc.
Mich. 6- 7 Fructum ventris mei pro peccato animæ m.
Habac. 3-16 Audivi, et conturbatus est venter meus
Matth. 12-40 Sicut e. fuit Jonas in ventre ceti tribus dieb.
15-17 In ventrem vadit, et in secessum emittitur
Marc. 7-19 Sed in ventrem vadit, et in secessum exit
Luc. 1-42 Et benedictus fructus ventris tui
11-27 Dixit illi : Beatus venter, qui te portavit
15-16 Et cupiebat implere ventrem s. de siliquis
23-29 Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt
Joan. 3- 4 Potest in ventrem matris suæ iterato introire
7-38 Flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ
Rom. 16-18 Dom. nostro non serviunt, sed suo ventri
1 Cor. 6-13 Esca ventri, et venter escis
Philip. 3-19 Quor. finis interitus : quor. deus venter est
Tit. 1-12 Cretenses... malæ bestiæ, ventres pigri
Apoc. 10- 9 Et faciet amaricari ventrem tuum
-10 Cum devorassem eum, amaricatus est venter meus

VENTILABRUM.

Jerem. 15- 7 Et dispergam eos ventilabro in portis terræ
Matth. 3-12 Cujus ventilabrum in manu sua
Luc. 3-17 Cujus ventilabrum in manu ejus

VENTILATORES.

Jerem. 51- 2 Mittam in Babylonem ventilatores

VENTILO.

Num. 35-24 Atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata
Deut. 33-17 In ipsis ventilabit gentes usque ad terminos
Ruth. 3- 2 Booz iste...hac nocte aream hordei ventilat
3 Reg. 14-15 Et ventilabit eos trans flumen
22-11 His ventilabis Syriam, donec deleas eam
2 Par. 18-10 His ventilabis Syriam, donec conteras eam
Psal. 43- 6 In te inimicos nostros ventilabimus cornu
Eccli. 5-11 Non ventiles te in omnem ventum
Isai. 29- 5 Sicut pulvis ten. multitudo ventilantium te
30-24 Mig. comedent sicut in area ventilatum est
41-16 Ventilabis eos, et ventus tollet, et turbo
Jerem. 4-11 Non ad ventilandum et ad purgandum
49-36 Et ventilabo eos in omnes ventos istos
51- 2 Et ventilabunt eam, et demolientur terram
Ezech. 5-10 Ventilabo univ. reliquias t. in omn. ventum
20-23 Ut dispergerem illos..et ventilarem in terras
22-15 Ventilabo te in terras, et deficere faciam
29-12 Ægyptios... et ventilabo eos in terras
30-23 Ægyptum... et ventilabo eos in terras
-26 Ægyptum... et ventilabo eos in terras
32- 2 Et ventilabas cornu in fluminibus tuis
34-21 Et cornibus vestris ventilabatis omnia
Ezech. 36-19 Dispersi eos... et ventilati sunt in terras
Dan. 8- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem contra Occidentem
Zach. 1-19 Hæc sunt cornua quæ ventilaverunt Judam
-21 Hæc sunt cornua quæ ventilaverunt Judam
1 Mac. 7-46 Et ventilabant eos cornibus, et converteb.

VENTOSA.

Job. 16- 3 Numquid habebunt finem verba ventosa ?

VENTRICULUS.

Deut. 18- 3 Dabunt sacerdoti armum ac ventriculum

VENTUS.

Gen. 41-27 Sept. spicæ tenues, et vento urente percussæ
Exod. 10-13 Et Dom. induxit ventum urentem tota die
-19 Qui flare fecit ventum ab Occidente vehem.
14-21 Flante vento vehem. et urente tota nocte
Num. 11-31 Ventus autem egrediens a Domino
2 Reg. 22-11 Et volavit : et lapsus est super pennas venti
3 Reg. 18-45 Cœli contenebrati sunt, et nubes, et ventus
4 Reg. 3-17 Non videbitis ventum, neque pluviam
1 Par. 9-24 Per quatuor ventos erant ostiarii, id est
Job. 1-19 Repente ventus vehemens irruit a regione
6-26 Concinnatis, et in ventum verba profertis
7- 7 Memento quia ventus est vita mea
13-25 Contra folium, quod vento rapitur, ostendis
15- 2 Sapiens respondebit quasi in ventum loq.
21-18 Erunt sicut paleæ ante faciem venti
27-21 Tollet eum ventus urens, et auferet
28-25 Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit
30-15 Abstulisti quasi ventus desiderium meum
-22 Et quasi super ventum ponens elisisti me
37-21 Et ventus transiens fugabit eas
Psal. 1- 4 Pulvis, quem projicit ventus a facie terræ
17-11 Et volavit : volavit super pennas ventorum
-43 Commin. eos ut pulverem ante faciem venti
82-14 Pone illos.. sicut stipulam ante faciem venti
103- 3 Qui ambulas super pennas ventorum
134- 7 Qui producit ventos de thesauris suis
Prov. 10- 4 Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos
11-29 Qui conturbat domum s., possidebit ventos
25-14 Nubes, et ventus, et pluviæ non sequentes
-23 Ventus Aquilo dissipat pluvias
27-16 Qui retinet eam, quasi qui ventum teneat
Eccle. 5-15 Quid ergo prodest ei quod laboravit in ventum?
11- 4 Qui observat ventum, non seminat
Sap. 4- 4 Infirmiter posita, a vento commovebuntur, et a nimietate ventorum eradicabuntur
5-11 Sonitus alarum verberans levem ventum
-15 Tanquam lanugo est, quæ a vento tollitur
Tanquam fumus, qui a vento diffusus est
-24 Et tanquam turbo venti dividet illos
7-20 Vim ventorum, et cogitationes hominum
Eccli. 5-11 Non ventiles te in omnem ventum
22-21 Posita contra faciem venti non permaneb.
34- 2 Quasi qui... persequitur ventum
43-22 Frigidus ventus Aquilo flavit, et gelavit
-25 In sermone ejus siluit ventus
Isai. 7- 2 Sicut moventur ligna sylvarum a facie venti
17-13 Rapietur sicut pulvis montium a facie venti
32- 2 Et erit vir sicut qui absconditur a vento
41- 2 Dabit... sicut stipul. vento raptam arcui ej.
-16 Et ventus tollet, et turbo disperget eos
-29 Ventus et inane simulacra eorum
57-13 Et omnes eos auferet ventus, tollet aura
64- 6 Iniquitates n. quasi ventus abstulerunt nos
Jerem. 2-24 In desiderio... attraxit ventum amoris sui
4-11 Ventus urens in viis, quæ sunt in deserto
5-13 Prophetæ fuerunt in ventum locuti
10-13 Et educit ventum de thesauris suis
13-24 Quasi stipulam, quæ vento raptatur in des.
14- 6 Traxerunt ventum quasi dracones
18-17 Sicut ventus urens dispergam eos
22-22 Omnes pastores tuos pascet ventus
49-32 Et dispergam eos in omnem ventum
-36 Inducam super Ælam quatuor ventos
Ventilabo eos in omnes ventos istos
51- 1 Ego suscitabo... quasi ventum pestilentem
-16 Et produxit ventum de thesauris suis
Ezech. 1- 4 Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat
5- 2 Tertiam vero aliam disperges in ventum
-10 Ventilabo univ. reliquias tuas in o. ventum
-12 Tertiam.. partem t. in o. ventum dispergam
12-14 Agmina ejus dispergam in omnem ventum
13-11 Dabo... et ventum procellæ dissipantem
17-10 Cum tetigerit eam ventus urens, siccabitur
-21 Residui a. in omnem ventum dispergentur
19-12 Et ventus urens siccavit fructum ejus
27-26 Ventus Auster contrivit te in corde maris
37- 9 A quatuor ventis veni, spiritus
42-16 Mensus est a. contra ventum Orientalem
-17 Et mensus est contra ventum Aquilonis
-18 Et ad ventum Australem mensus est
Ezech. 42-19 Et ad ventum Occidentalem mensus est
-20 Per quatuor ventos mensus est murum
Dan. 2-35 Æstivæ areæ, quæ rapta sunt vento
3-50 Medium fornacis quasi ventum roris flant.
7- 2 Quatuor venti cœli pugnabant
8- 8 Quatuor cornua... per quatuor ventos cœli
11- 4 Et dividetur in quatuor ventos cœli
Osee. 8- 7 Ventum seminabunt, et turbinem metent
12- 1 Ephraim pascit ventum, et sequitur æstum
13-15 Adducet urentem ventum Dominus
Amos. 4- 9 Percussi vos in vento urente, et in aurugine
-13 Formans montes, et creans ventum
Jonæ. 1- 4 Dominus autem misit ventum magnum
4- 8 Præcepit Dominus vento calido et urenti
Habac. 1- 9 Facies eorum ventus urens
Aggæi. 2-18 Percussi vos vento urente, et aurugine
Zach. 2- 6 In quatuor ventos cœli dispersi vos
6- 5 Isti sunt quatuor venti cœli, qui egrediuntur
Matth. 7-27 Venerunt flumina, et flaverunt venti
8-26 Surgens, imperavit ventis et mari
-27 Quia venti et mare obediunt ei
11- 7 Quid...videre ? arundinem vento agitatam?
14-24 Erat enim contrarius ventus
-30 Videns vero ventum validum, timuit
-32 Cum ascendissent in navic., cessavit ventus
24-31 Congregabunt electos ejus a quatuor ventis
Marc. 4-37 Et facta est procella magna venti
-39 Et exurgens comminatus est vento, et dixit mari : Tace, obmut. Et cessavit ventus
-40 Quia et ventus et mare obediunt ei
6-48 Erat enim ventus contrarius eis
-51 Et ascendit... et cessavit ventus
13-27 Congregabit electos suos a quatuor ventis
Luc. 7-24 Quid...videre? arundinem vento agitatam ?
8-23 Et descendit procella venti in stagnum
-24 Surgens, increpavit ventum et tempestatem
-25 Quia et ventis et mari imperat, et obediunt
Joan. 6-18 Mare autem vento magno flante, exurgebat
Act. 27- 4 Propterea quod essent venti contrarii
- 7 Prohibente nos vento adnavigavimus Crete
-14 Misit se contra ipsam ventus Typhonicus
-15 Et non posset conari in ventum
Ephes. 4-14 Et circumferamur omni vento doctrinæ
Jacob. 1- 6 Qui a vento movetur et circumfertur
3- 4 Et a ventis validis minentur
Judæ. -12 Nub. sine aqua, quæ a ventis circumferunt.
Apoc. 6-13 Cum a vento magno movetur
7- 1 Tenentes quatuor ventos terræ, ne flarent

VENUMDO.

Gen. 37-27 Melius est ut venumdetur Ismaëlitis
42- 2 Audivi quod triticum venumdetur in Ægyp.
Exod. 22- 3 Si non habuerit... ipse venumdabitur
Levit. 27-14 Et juxta pretium... venumdabitur
-16 Quinquaginta siclis venumdetur argenti
-20 Sed alteri cuilibet fuerit venumdatus
3 Reg. 10-29 Reges... Syriæ equos venumdabant
21-20 Inveni, eo quod venumdatus sis
-25 Qui venumdatus est ut faceret malum
4 Reg. 6-25 Donec venumdaretur caput asini octoginta
Psal. 104-17 In servum venumdatus est Joseph
Isai. 42-19 Quis cæcus, nisi qui venumdatus est ?
52- 3 Dicit Dom. : Gratis venumdati estis
Baruc. 4- 6 Venumdati estis gentibus non in perdition.
Ezech. 48-14 Et non venumdabunt ex eo
Joel. 3- 8 Venumdabunt eos Sabæis genti longinquæ
Amos. 8- 5 Quando... et venumdabimus merces
1 Mac. 1-16 Et venumdati sunt ut facerent malum
2 Mac. 5-14 Erant... non minus autem venumdati
Matth. 18-25 Jussit eum dominus ejus venumdari
26- 9 Potuit enim istud venumdari multo
Marc. 14- 5 Poterat enim unguentum istud venumdari
Act. 5- 4 Nonne...venumdatum in tua erat potestate?
Rom. 7-14 Ego a. carnalis sum, venumdatus sub pecc.

VENUSTUS.

Gen. 29-17 Rachel decora facie, et venusto aspectu

VEPRES.

Gen. 22-13 Viditque... arietem inter vepres hærentem
Isai. 5- 6 Non fodietur : et ascendent vepres et spinæ
7-23 In spinas et in vepres erunt
-24 Vepres enim et spinæ erunt in univ. terra
-25 Non veniet illuc terror spinar. et veprium
9-18 Impietas, veprem et spinam vorabit
10-17 Devorabitur spina ejus, et vepres in die una
27- 4 Quis dabit me spinam et veprem in prælio
32-13 Super humum populi mei spinæ et vepres ascendent

VER.

Psal. 73-17 Æstatem et ver tu plasmasti ea

VERAX.

Exod. 34- 6 Patiens, et multæ miserationis, ac verax

2 Esdr. 7- 2 Ipse enim quasi vir verax et timens Deum
Job. 12-20 Commutans labium veracium
Psal. 85-15 Patiens, et multæ misericordiæ, et verax
Eccli. 15- 8 Et viri veraces invenientur in illa
37-20 Ante om. opera verbum verax præcedat te
Matth. 22-16 Dicentes : Magister, scimus quia verax es
Marc. 12-14 Dicunt ei : Magister, scimus quia verax es
Joan. 3-33 Signavit, quia Deus verax est
7-18 Hic verax est, et injustitia in illo non est
8-26 Sed qui me misit, verax est
Rom. 3- 4 Est aut. Deus verax : om. a. homo mendax
2 Cor. 6- 8 Ut seductores, et veraces, sicut qui ignoti
Apoc. 19-11 Qui sedebat super eum, vocabatur fidelis et verax

VERBER.

Psal. 88-33 Visitabo...et in verberibus peccata eorum
2 Mac. 7-37 Teq. cum tormentis et verberibus confiteri
Hebr. 11-36 Alii vero ludibria et verbera experti

VERBERO.

Num. 22-23 Quam cum verberaret Balaam
-25 At ille iterum verberabat eam
-32 Cur, inquit, tertio verberas asinam tuam ?
Deut. 22-18 Apprehendentque...virum, et verberabunt
25- 2 Prosternent, et coram se facient verberari
Prov. 10-10 Et stultus labiis verberabitur
23-35 Et dices : Verberaverunt me, sed non dolui
Sap. 5-11 Sonitus alarum verberans levem ventum
Eccli. 43-18 Vox tonitrui ejus verberabit terram
2 Mac. 3-26 Sine intermissione multis plagis verberantes
1 Cor. 9-26 Sic pugno, non quasi aerem verberans

VERBOSUS, A.

Job. 11- 2 Numquid... aut vir verbosus justificabitur?
16-21 Verbosi amici mei : ad Deum stillat ocul.
Prov. 16-28 Suscitat lites : et verbosus separat principes
Eccli. 7-15 Noli verbosus esse in multitudine presbyt.
1 Tim. 5-13 Non solum otiosæ, sed et verbosæ et curiosæ

VERBUM.

Gen. 20- 8 Et locutus est universa verba hæc in auribus eorum
24-15 Necdum intra se verba compleverat
-30 Cumque... audisset cuncta verba referentis
31- 1 Postquam a. audivit verba filiorum Laban
32-19 Dicens : Iisdem verbis loquimini ad Esaü
39-10 Hujuscemodi verbis per singulos dies
-19 Nimium credulus verbis conjugis, iratus est
44-18 Loquatur servus tuus verbum in auribus t.
50-17 Ut hæc tibi verbis illius diceremus
Exod. 2-14 Quomodo palam factum est verbum istud ?
4- 8 Credent verbo signi sequentis
-15 Et pone verba mea in ore ejus
-28 Narravitq. Moyses Aaron om. verba Dom.
-30 Omnia verba quæ dixerat Dom. ad Moysen
5- 9 Ut non acquiescant verbis mendacibus
8-10 At ille : Juxta, inquit, verbum tuum faciam
-13 Fecitque Dominus juxta verbum Moysi
-31 Qui fecit juxta verbum illius : et abstulit
9- 5 Cras faciet Dominus verbum istud in terra
- 6 Fecit ergo Dominus verbum hoc altera die
-20 Qui timuit verbum Dom. de servis Pharaon.
12-24 Custodi verbum istud legitimum tibi et filiis
18- 7 Salutaveruntque se mutuo verbis pacificis
-19 Sed audi verba mea atque consilia
19- 6 Hæc sunt verba quæ loqueris ad filios Israël
- 8 Cumq. retulisset Moys. verba populi ad Do.
- 9 Nuntiavit ergo Moyses verba populi ad Do.
23- 8 Et subvertunt verba justorum
24- 3 Moyses, et narravit plebi omnia verba Do.
33-17 Et verbum istud, quod locutus es, faciam
34- 1 Scribam sup. eas verba, quæ habuerunt tab.
-27 Scribe tibi verba hæc, quibus..pepigi fœdus
-28 Et scripsit in tabulis verba fœderis decem
Num. 3-51 Juxta verbum quod præceperat sibi Dom.
4-41 Quos numeraverunt... juxta verbum Dom.
-49 Juxta verbum Domini recensuit eos Moyses
9-23 Per verbum Domini figebant tentoria, et per verbum illius proficiscebantur
11-24 Moyses, et narravit populo verba Domini
14-20 Dixitq. Dominus : Dimisi juxta verbum t.
-39 Locutusq. est Moyses universa verba hæc
-41 Cur, inquit, transgredimini verbum Dom.
15-31 Verbum enim Domini contempsit
22- 7 Et narrassent ei omnia verba Balac
-18 Non potero immutare verbum Do. Dei mei
23- 5 Dominus autem posuit verbum in ore ejus
-16 Occurrisset, posuissetque verbum in ore ej.
27-21 Ad verbum ejus egredietur et ingredietur
30- 3 Non faciet irritum verbum suum
- 7 Et semel de ore ejus verbum egrediens
- 9 Verbaq. quibus obstrinxerat animam suam
Deut. 1- 1 Hæc sunt verba, quæ locutus est Moyses
2-26 Misi ergo nuntios... verbis pacificis, dicens
Deut. 4- 2 Non addetis ad verbum quod vobis loquor
- 9 Ne obliviscaris verborum, quæ viderunt
-12 Vocem verborum ejus audistis
-13 Decem verba, quæ scripsit in duab. tabulis
-36 Et audisti verba illius de medio ignis
5- 5 Ut annuntiarem vobis verba ejus
-22 Hæc verba locutus est Do. ad omnem mult.
-28 Audivi vocem verborum populi hujus
6- 6 Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi
8- 3 Sed in o. verbo, quod egreditur de ore Dei
9- 5 Et ut compleret verbum suum Dominus
-10 Continentes om. verba quæ vob. locutus est
10- 2 Scribam in tabulis verba quæ fuerunt in his
- 4 Scripsitque in tabulis... verba decem
11-18 Ponite hæc verba mea in cordibus et in an.
13- 3 Non audies verba prophetæ illius
16-19 Quia munera... et mutant verba justorum
17- 8 Et judicum intra portas tuas videris verba variari
-19 Ut discat... custodire verba et cæremon. ej.
18-18 Et ponam verba mea in ore ejus, loqueturq.
-19 Qui autem verba ejus... audire noluerit
-21 Quomodo possum intelligere verbum
19-15 In ore duorum aut trium testium stabit omne verbum
21- 5 Et ad verbum eorum, omne negotium
27- 3 Ut possis in eis scribere omnia verba legis
- 8 Et scribes sup. lapides om. verba legis huj.
28-58 Nisi custodieris et feceris omnia verba legis
29- 1 Hæc sunt verba fœderis, quod præcepit Do.
- 9 Custodite ergo verba pacti hujus
-19 Cumque audierit verba juramenti hujus
-29 Ut faciamus universa verba legis hujus
31- 1 Moyses, et locutus est omnia verba hæc
-11 Leges verba legis hujus coram omni Israël
-24 Postq. ergo scripsit Moyses verba legis huj.
-30 Locut. est ergo Moyses..verba carminis huj.
32- 1 Audite, cœli... audiat terra verba oris mei
-44 Et locutus est omnia verba cantici hujus
-46 Ponite corda vestra in omnia verba
Josue. 3- 9 Accedite huc, et audite verbum Do. Dei vest.
6- 8 Cumque Josue verba finisset
8-34 Post hæc legit omnia verba benedictionis
11-15 Non præteriit... nec unum quidem verbum
14-10 Ex quo locutus est Dominus verbum istud
21-43 Ne unum quidem verbum... irritum fuit
22-30 Et verba filiorum Ruben et Gad... libentissime susceperunt
23-14 Quod de omnib. verbis... unum non præter.
24-26 Scripsit quoque omnia verba hæc in volum.
-27 Quod audierit omnia verba Domini
Judic. 2- 4 Cumq. loqueretur Angelus Dom. hæc verba
3-19 Verbum secretum habeo ad te, o rex
-20 Dixitque : Verbum Dei habeo ad te
5-29 Hæc socrui verba respondit
11-20 Qui et ipse Israël verba despiciens
-28 Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon verbis Jephte
15-17 Cumque hæc verba canens complesset
18-15 Salutaveruntque eum verbis pacificis
1 Reg. 1-23 Precorq. ut impleat Dominus verbum suum
3-11 Ecce ego facio verbum in Israël
-17 Ex omnibus verbis quæ dicta sunt tibi
-19 Non cecidit ex omnibus verbis ejus in terram
-21 Quon. revelatus fuerat... juxta verbum Do.
8-10 Dixit itaq. Samuël om. verba Dom. ad pop.
-21 Et audivit Samuël omnia verba populi
9-27 Subsiste paulisper, ut indicem tibi verbum Domini
11- 4 Et locuti sunt verba hæc, audiente populo
- 5 Et narraverunt ei verba virorum Jabes
- 6 Cum audisset verba hæc, et irat. est furor ej.
15-10 Factum est aut. verbum Domini ad Samuël
-11 Et verba mea opere non implevit
-13 Benedictus tu Dom., implevi verbum Dom.
-24 Prævaricatus sum sermonem Do. et verba t.
16-18 Virum bellicosum, et prudentem in verbis
17-23 Et loquente eo hæc ead. verba audivit David
-29 Quid feci ? numquid non verbum est ?
-30 Et respondit ei populus verbum sicut prius
-31 Audita sunt a. verba, quæ locutus est David
18-23 Locuti sunt... in aurib. David om. verba hæc
-24 Hujuscemodi verba locutus est David
-26 Cumque renuntiassent... verba quæ dixerat
19- 7 Et indicavit ei omnia verba hæc
20-23 De verbo autem quod locuti sumus ego et tu
24-10 Quare audis verba hominum loquentium
25- 9 Locuti sunt ad Nabal omnia verba hæc
-12 Et nuntiaverunt ei omnia verba quæ dixerat
-24 Et audi verba famulæ tuæ
-36 Non indicavit ei verbum pusillum
-37 Indicavit ei uxor sua verba, hæc
26-19 Audi, oro, domine mi rex, verba servi tui
28-20 Extimuerat enim verba Samuëlis
2 Reg. 1- 4 Quod est verbum, quod factum est ?
2 Reg. 2- 6 Reddam grat., eo quod fecistis verbum istud
3- 8 Qui iratus nimis propter verba Isboseth, ait
7-17 Secundum omnia verba hæc...sic locutus est
-21 Propter verbum tuum, et secundum cor t.
-25 Verbum quod locutus es sup. servum tuum
-28 Do. Deus, tu es Deus, et verba tua erunt vera
11-18 Et nuntiavit David omnia verba prælii
-27 Et displicuit verbum hoc, quod fecerat Dav.
12- 6 Eo quod fecerit verbum istud, et non peper.
- 9 Quare ergo contempsisti verbum Domini
-12 Ego a. faciam verbum istud in consp. om. Is.
-14 Propter verbum hoc filius, qui natus est tibi
13-21 Cum autem audisset rex David verba hæc
-33 Ne ponat... rex sup. cor suum verbum istud
-35 Juxta verbum servi tui sic factum est
14- 3 Posuit autem Joab verba in ore ejus
-12 Loquatur... ad dominum m. regem verbum
-13 Et locutus est rex verbum istud, ut peccet
-15 Ut loquar ad dom. meum regem verbum hoc Si quo modo faciat rex verbum ancillæ suæ
-17 Ut fiat verbum domini mei regis sicut sacrif.
-18 Ne abscondas a me verbum, quod te interr.
-19 Posuit in os ancillæ tuæ omnia verba hæc
-21 Rex ad Joab : Ecce placatus feci verbum t.
15-35 Et omne verbum quodcumque audieris
-36 Et mittetis... omne verbum quod audieritis
19-21 Numq. pro his verbis non occidetur Semeï ?
22- 1 Locutus est a. David Do. verba carminis huj.
23- 1 Hæc autem sunt verba David novissima
24- 4 Obtinuit a. sermo regis verba Joab et princ.
3 Reg. 1-27 Numquid a dom. m. rege exivit hoc verbum
2-23 Quia contra animam suam locutus est Adonias verbum hoc
3-11 Quia postulasti verbum hoc, et non petisti
5- 7 Cum ergo audisset Hiram verba Salomonis
8-26 Firmentur verba tua, quæ locutus es servo t.
10- 3 Et docuit eam Salomon omnia verba quæ proposuerat
11-10 Et præceperat de verbo hoc ne sequeretur
-41 Reliquum a. verborum Salomonis, et omnia Scripta sunt in libro Verborum dier. Salom.
12- 7 Locutusque fueris ad eos verba lenia
-15 Ut suscitaret verbum s., quod locutus fuerat
-24 A me enim factum est verbum hoc
-30 Et factum est verbum hoc in peccatum
13-11 Et verba quæ locutus fuerat ad regem
-26 Confregit eum, et occidit juxta verbum Do.
-33 Post verba hæc non est reversus Jeroboam
14-19 Reliqua autem verborum Jeroboam Scripta sunt in libro Verborum dier. regum
15- 7 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-23 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-29 Donec deleret eum juxta verbum Domini
-31 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16- 5 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-12 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
-14 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-20 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-27 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-34 Juxta verbum Domini, quod locutus fuerat
17- 1 Si erit annis his ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba
2 Et factum est verbum Domini ad eum, dicens
- 5 Abiit ergo, et fecit juxta verbum Domini
-15 Quæ abiit, et fecit juxta verbum Eliæ
-16 Non est imminutus juxta verbum Domini
-24 Et verbum Domini in ore tuo verum est
18- 1 Factum est verbum Domini ad Eliam
-21 Et non respondit ei populus verbum
-36 Juxta præceptum t. feci omnia verba hæc
20- 4 Juxta verbum tuum, domine mi rex
-12 Cum audisset Benadad verbum istud
-24 Tu ergo verbum hoc fac : amove reges sing.
-33 Et festinantes rapuerunt verbum ex ore ej.
21- 1 Post verba a. hæc, tempore illo vinea erat
- 4 Et frendens super verbo, quod locutus fuerat
22-20 Dixit unus verba hujuscemodi, et alius alit.
-38 Juxta verbum Dom. quod locutus fuerat
-46 Reliqua a. verborum Josaphat, et opera ej. Nonne hæc scripta s. in libro Verborum dier.
4 Reg. 1- 7 Qui occurrit vobis, et locutus est verba hæc
-18 Reliqua a. verborum Ochoz., quæ operatus
2-22 Juxta verbum Elisei, quod locutus est
4-44 Comederunt, et superfuit, juxta verbum Do.
5- 6 Detulit litteras ad regem Isr. in hæc verba
6-12 Indicat regi Israël omnia verba
-18 Ne viderent, juxta verbum Elisei
7- 1 Dixit a. Eliseus : Audite verbum Domini
-16 Duo modii hordei statere uno, juxta verbum Domini
8- 2 Et fecit juxta verbum hominis Dei
-23 In libro Verborum dierum regum Juda
9- 5 Et ait : Verbum mihi ad te, o princeps
-26 Projice eum in agrum, juxta verbum Dom.
10-17 Juxta verbum Do. quod locutus est per El.

4 Reg. 10-34 Reliqua a. verborum Jehu, et univ. quæ fecit
Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
12-19 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
14-15 Reliqua autem verborum Joas, quæ fecit
15- 6 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
-11 Reliqua autem verborum Zachariæ
-15 Reliqua a. verborum Sellum, et conjuratio
-36 Nonne hæc scripta sunt in libro Verborum
16-19 Reliqua aut. verborum Achaz, quæ fecit
17- 9 Offenderunt filii Isr. verbis non rectis Dom.
-11 Feceruntque verba pessima irritantes Dom.
-12 Præcepit eis Dom. ne facerent verbum hoc
18-28 Audite verba regis magni, regis Assyriorum
-37 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
19- 4 Si forte audiat... universa verba Rabsacis
Et argueret verbis, quæ audivit Dom. Deus
-16 Audi omnia verba Sennacherib, qui misit
22-11 Et audisset rex verba libri legis Domini
-13 De verbis voluminis istius
Non audierunt patres nostri verba libri huj.
-16 Omnia verba legis quæ legit rex Juda
-18 Pro eo quod audisti verba voluminis
23- 2 Legitque... omnia verba libri fœderis
- 3 Et suscitarent verba fœderis hujus
-16 Polluit illud juxta verbum Do., quod locutus est vir Dei, qui prædixerat verba hæc
-17 Et prædixit verba hæc quæ fecisti
-24 Ut statueret verba legis, quæ scripta sunt
24- 2 Ut disperderent eum, juxta verbum Dom.
- 3 Factum est autem hoc per verbum Domini
-13 In templo Domini juxta verbum Domini
1 Par. 4-22 Hæc autem verba vetera
11-10 Juxta verbum Dom. quod locutus est ad Isr.
12-23 Regnum Saül ad eum, juxta verbum Dom.
15-15 Sic. præceperat Moyses juxta verbum Dom.
17-15 Juxta om. verba hæc..sic locutus est Nathan
2 Par. 9-29 Scripta sunt in verbis Nathan prophetæ
10- 7 Et leniveris eos verbis clementibus
15- 8 Quod cum audisset Asa, verba scilicet
18-12 En verba omnium prophetarum uno ore bona regi annuntiant
-18 At ille, Idcirco, ait, audite verbum Domini
20-34 Scripta sunt in verbis Jehu filii Hanani
30-12 Ut facerent juxta præceptum... verbum Do.
32- 8 Confortatusque est pop. hujuscemodi verbis
33-18 Verba quoque videntium, qui loquebantur
34-19 Audissetque ille verba legis, scidit vestim.
-21 Eo quod non custodierint patres nostri verba Domini
-22 Locuti sunt ei verba, quæ supra narravimus
-26 Quoniam audisti verba voluminis
-30 Legit rex omnia verba voluminis
35- 6 Ut possint juxta verba quæ locutus est Dom.
36- 8 Reliqua a. verborum Joakim, et abominat.
1 Esdr. 1- 1 Ut compleretur verbum Dom. ex ore Jerem.
4-17 Verbum misit rex ad Reum Beelteem
7- 1 Post hæc a. verba, in regno Artaxerxis regis
8-17 Et posui in ore eor. verba, quæ loquerentur
9- 4 Omnes, qui timebant verbum Dei Israël
10- 5 Ut facerent secundum verbum hoc
-12 Juxta verbum tuum ad nos, sic fiat
2 Esdr. 1- 1 Verba Nehemiæ filii Helchiæ. Et factum est
- 4 Cumque audissem verba hujuscemodi, sedi
- 8 Memento verbi quod mandasti Moysi servo
2-18 Et verba regis, quæ locutus esset mihi
5- 6 Clamorem eorum secundum verba hæc
-13 Qui non compleverit verbum istud de domo
6- 4 Miserunt a. ad me secundum verbum hoc
- 5 Misit ad me Sanaballat juxta verbum prius
- 7 Auditurus est rex verba hæc
- 8 Non est factum secundum verba hæc
-19 Laudabant eum... verba mea nuntiabant ei
8- 9 Flebat e. om. pop., cum audiret verba legis
-12 Quia intellexerant verba, quæ docuerat eos
-13 Ut interpretaretur eis verba legis
9- 8 Et implesti verba tua, quoniam justus es
11-24 In manu regis, juxta omne verbum populi
12-23 Scripti in libro Verborum dierum
Tobiæ. 2-23 Et aliis hujuscemodi verbis exprobrabat ei
4- 2 Dixitque ei: Audi, fili mi, verba oris mei
-14 Aut in tuo verbo dominari permittas
7-11 Quo audito verbo Raguel, expavit
9- 1 Azaria frater, peto ut auscultes verba mea
10-10 Cumq. verbis multis rogaret Raguel Tobiam
14- 6 Non enim excidit verbum Domini
Judith 2- 1 Factum est verbum in domo Nabuchodon.
5- 5 Non egredietur verbum falsum ex ore meo
-26 Cum cessasset loqui Achior verba hæc
6- 5 Si verba mea hæc putas impleri non posse
-12 Voluisset prop. hoc verbum interficere eum
7-10 Et placuerunt verba hæc coram Holoferne
-25 Faciemus hæc verba quæ locuti estis
8- 1 Cum audisset hæc verba Judith vidua
- 8 Qui loqueretur de illa verbum malum
-10 Quod est hoc verbum, in quo consensit Ozias

Judith. 9-18 Memento... et da verbum in ore meo
10-14 Et cum audissent viri illi verba ejus
11- 4 Et dixit... Sume verba ancillæ tuæ
-18 Placuerunt autem omnia verba hæc
-19 In pulchritudine, et in sensu verborum
Esth. 4-15 Esther hæc Mardochæo verba mandavit
7- 8 Necdum verbum de ore regis exierat
15-11 Et sustentans... his verbis blandiebatur
Job. 2-13 Et nemo loquebatur ei verbum
4-12 Porro ad me dictum est verbum absconditum.
6- 3 Et verba mea dolore sunt plena
-26 Et in ventum verba profertis
9-14 Ut... et loquar verbis meis cum eo
12-11 Nonne auris verba dijudicat?
15- 3 Arguis verbis eum qui non est æqualis tibi
-11 Sed verba tua prava hoc prohibent
16- 3 Numquid habebunt finem verba ventosa?
18- 2 Usque ad quem finem verba jactabitis?
19-28 Et radicem verbi inveniamus contra eum
20-29 Et hæreditas verborum ejus a Domino
21- 3 Post mea, si videbitur, verba ridete
23- 5 Ut sciam verba quæ mihi respondeat
-12 In sinu meo abscondi verba oris ejus
24-25 Et ponere ante Deum verba mea
29-22 Verbis meis addere nihil audebant
33- 8 Et vocem verborum tuorum audivi
-13 Quod non ad om. verba responderit tibi
34- 2 Audite, sapientes, verba mea; et eruditi
- 3 Auris enim verba probat
-35 Et verba illius non sonant disciplinam
35-16 Et absque scientia verba multiplicat
41- 3 Non parcam ei, et verbis potentibus
42- 7 Postquam a. locutus est Dom. verba hæc
Psal. 5- 2 Verba mea auribus percipe, Domine
7- 1 Cantavit David pro verbis Chusi filii Jemini
16- 4 Propter verba labiorum tuor. ego custodivi
- 6 Et exaudi verba mea
17- 1 Qui locutus est Domino verba cantici hujus
18- 3 Dies diei eructat verbum
- 5 Et in fines orbis terræ verba eorum
21- 2 Longe a salute mea verba delictorum meor.
32- 4 Quia rectum est verbum Domini
- 6 Verbo Domini cœli firmati sunt
35- 4 Verba auris ejus iniquitas et dolus
40- 9 Verbum iniquum constituerunt adv. me
44- 2 Eructavit cor meum verbum bonum
51- 6 Dilexisti omnia verba præcipitationis
53- 4 Auribus percipe verba oris mei
55- 6 Tota die verba mea execrabantur
-11 In Deo laudabo verbum, in Domino
64- 4 Verba iniquorum prævaluerunt super nos
67-12 Dominus dabit verbum evangelizantibus
77- 1 Inclinate aurem vestram in verba oris mei
90- 3 Liberavit me... et a verbo aspero
102-20 Potentes virtute, facientes verbum illius
104- 8 Verbi, quod mandavit in mille generationes
-19 Donec veniret verbum ejus
-27 Posuit in eis verba signorum suorum
-42 Quoniam memor fuit verbi sancti sui
105-12 Et crediderunt verbis ejus: et laudaverunt
-24 Non crediderunt verbo ejus
106-20 Misit verbum suum, et sanavit eos
118-25 Vivifica me secundum verbum tuum
-28 Confirma me in verbis tuis
-42 Respondebo exprobrantibus mihi verbum
-43 Et ne auferas de ore meo verbum veritatis
-49 Memor esto verbi tui servo tuo
-65 Bonitatem fecisti... secundum verbum t.
-74 Quia in verba tua supersperavi
-81 Et in verbum tuum supersperavi
-89 Domine, verbum tuum permanet in cœlo
-101 Ut custodiam verba tua
-105 Lucerna pedibus meis verbum tuum
-107 Vivifica me secundum verbum tuum
-114 Et in verbum tuum supersperavi
-139 Quia obliti sunt verba tua inimici mei
-147 Quia in verba tua supersperavi
-160 Principium verborum tuorum, veritas
-161 Et a verbis tuis formidavit cor meum
129- 4 Sustinuit anima mea in verbo ejus
136- 3 Interrogaverunt nos...verba cantionum
137- 1 Quoniam audisti verba oris mei
- 4 Quia audierunt omnia verba oris tui
140- 4 Non declines cor meum in verba malitiæ
- 6 Audient verba mea, quoniam potuerunt
144-13 Fidelis Dominus in omnibus verbis suis
147-18 Emittet verbum suum, et liquefaciet ea
-19 Qui annuntiat verbum suum Jacob
138- 8 Quæ faciunt verbum ejus
Prov. 1- 3 Ad intelligenda verba prudentiæ
- 6 Verba sapientum, et ænigmata eorum
-21 In foribus portarum urbis profert verba sua
-23 Et ostendam vobis verba mea
4- 4 Atque docebat: Suscipiat verba mea cor t.
- 5 Ne obliviscaris, neque declines a verbis oris

Prov. 4-10 Audi, fili mi, et suscipe verba mea
5- 7 Audi me, et ne recedas a verbis oris mei
6- 2 Illaqueatus es verbis oris tui, et captus
7- 5 Et ab aliena, quæ verba sua dulcia facit
-24 Fili mi, audi me, et attende verbis oris mei
12- 6 Verba impiorum insidiantur sanguini
13- 5 Verbum mendax justus detestabitur
14-15 Innocens credit omni verbo
-23 Ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas
16-20 Eruditus in verbo reperiet bona
-24 Favus mellis, composita verba
17- 7 Non decent stultum verba composita
18- 2 Non recipit stultus verba prudentiæ
- 4 Aqua profunda verba ex ore viri
- 8 Verba bilinguis, quasi simplicia
19- 7 Qui tantum verba sectatur, nihil habebit
22-12 Et supplantantur verba iniqui
-17 Inclina aurem tuam, et audi verba sapient.
23-12 Et aures tuæ ad verba scientiæ
24-26 Labia deosculabitur, qui recta verba respondet
25- 2 Gloria Dei est celare verbum, et gloria reg.
-11 Qui loquitur verbum in tempore suo
26- 6 Qui mittit verba per nuntium stultum
-22 Verba susurronis quasi simplicia
29-12 Princeps, qui libenter audit verba mendacii
-19 Servus verbis non potest erudiri
-27 Verbum custodiens filius, extra perdit. erit
30- 1 Verba Congregantis filii Vomentis
- 6 Ne addas quidquam verbis illius, et arguaris
- 8 Vanitatem et verba mendacia longe fac a me
31- 1 Verba Lamuelis regis. Visio
Eccle. 1- 1 Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerus.
6-11 Verba sunt plurima, multamque in disputando habentia vanitatem
7-30 Et quis cognovit solutionem verbi?
9-16 Quomodo ergo... verba ej. non sunt audita?
-17 Verba sapientium audiuntur in silentio
10-12 Verba oris sapientis gratia
-13 Initium verborum ejus stultitia
-14 Stultus verba multiplicat. Ignorat homo
12-10 Quæsivit verba utilia, et conscripsit serm.
-11 Verba sapient. sicut stimuli, et quasi clavi
Sap. 1-16 Impii a. manibus et verbis accersierunt
9- 1 Domine miseric., qui fecisti omnia verbo tuo
12- 9 Aut verbo duro simul exterminare
17- 1 Domine, et inenarrabilia verba tua
18-22 Sed verbo illum, qui se vexabat, subjecit
Prolog. Eccli. Deficere in verborum compositione
Nam deficiunt verba Hebraïca
Eccli. 1- 5 Fons sapientiæ verbum Dei in excelsis
-30 Usque in tempus abscondet verba illius
2- 2 Inclina aurem t., et suscipe verba intellect.
-18 Non erunt incredibiles verbo illius
4-28 Nec retineas verbum in tempore salutis
-29 Et scientia, et doctrina in verbo sensati
-30 Non contradicas verbo veritatis ullo modo
5-12 Et prosequatur te verbum pacis et justitiæ
-13 Esto mansuetus ad audiendum verbum
-14 Ne capiaris in verbo indisciplinato
6- 5 Verbum dulce multiplicat amicos, et mitigat
7-15 Et non iteres verbum in oratione tua
9-24 In sensu vero seniorum verbum
-25 Et temerarius in verbo suo odibilis erit
11- 8 Priusquam audias, ne respondeas verbum
12-12 Et in novissimo agnoscas verba mea
13-14 Nec credas multis verbis illius
-15 Immitis animus illius conservabit verba tua
-28 Et verbum illius usque ad nubes perducent
14- 1 Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore
16- 9 Execratus est eos præ superbia verbi illor.
-24 Et in verbis meis attende in corde tuo
-25 Et in verbis meis attende in corde tuo
-29 Non sis incredibilis verbo illius
18-15 Et in omni dato non des tristitiam verbi mali
-16 Sic et verbum melius quam datum
-17 Nonne ecce verbum super datum bonum?
-29 Sensati in verbis et ipsi sapienter egerunt
19- 7 Ne iteres verbum nequam et durum
-10 Audisti verbum adversus proximum tuum?
-11 A facie verbi parturit fatuus
-12 Sic verbum in corde stulti
-16 Et non omni verbo credas
-23 Est qui emittit verbum certum enarrans
20- 8 Qui multis utitur verbis, lædet animam s.
-13 Sapiens in verbis se ipsum amabilem facit
-29 Sapiens in verbis producet se ipsum
21-18 Verbum sapiens quodcumque audierit scius
-20 Verba illius cogitabunt in cordibus suis
-21 Et scientia insensati inenarrabilia verba
-28 Verba a. prudentium statera ponderabuntur
22- 8 Qui narrat verbum non audienti
23-17 Est enim in illa verbum peccati
-20 Homo assuetus in verbis improperii

Eccli. 27- 7 Sic verbum ex cogitatu cordis hominis
-13 In medio insensat. serva verbum tempori
-26 Et in verbis tuis dabit scandalum
28-29 Et verbis tuis facito stateram
29- 3 Confirma verbum, et fideliter age cum illo
- 6 Loquetur verba tædii et murmurationum
31-26 Et in novissimo invenies verba mea
-42 Verba improperii non dicas illi
32- 5 Primum verbum diligenti scientia
-16 Age... non in delictis et verbo superbo
33- 4 Parabit verbum, et sic deprecatus exaudiet.
34- 8 Sine mendacio consummabit. verbum legis
-12 Vidi... plurimas verborum consuetudines
36-16 Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis
-21 Contingunt... et cor sensatum verba mend.
37-20 Verbum verax præcedat te
-21 Verbum nequam immutabit cor
39-22 In verbo ejus stetit aqua sicut congeries
-37 In temporibus suis non præterient verbum
42- 3 De verbo sociorum et viatorum
43-11 In verbis sancti stabunt ad judicium
-29 Multa dicemus, et deficiemus in verbis
44- 4 Et imperantes... populis sanctissima verba
45- 2 Et in verbis suis monstra placavit
46-18 Cognitus est in verbis suis fidelis
47- 9 Dedit confessionem... in verbo gloriæ
48- 1 Verbum ipsius quasi facula ardebat
- 3 Verbo Domini continuit cœlum
- 5 Qui sustulisti... in verbo Domini Dei
-14 Nec superavit illum verbum aliquod
51- 7 Et a verbo mendacii, a rege iniquo
Isai. 1-10 Audite verbum Domini, principes Sodom.
2- 1 Verbum, quod vidit Isaias, filius Amos
- 3 Exibit lex et verbum Domini de Jerusalem
8-10 Loquimini verbum, et non fiet
-20 Quod si non dixerint juxta verbum hoc
9- 8 Verbum misit Dominus in Jacob
16-13 Hoc verbum, quod locutus est Dominus
24- 3 Dominus enim locutus est verbum hoc
28-13 Erit eis verbum Domini : Manda remanda
-14 Audite verbum Domini, viri illusores
29-11 Visio omnium sicut verba libri signati
-18 Audient in die illa surdi verba libri
-21 Qui peccare faciebant homines in verbo
30-12 Pro eo quod reprobastis verbum hoc
-21 Audient verbum post tergum monentis
31- 2 Sapiens... et verba sua non abstulit
33-18 Ubi legis verba ponderans ?
36-12 Misit me... ut loquerer omnia verba ista
-13 Et dixit : Audite verba regis magni
-21 Et non responderunt ei verbum
-22 Et nuntiaverunt ei verba Rabsacis
37- 4 Audiat Dominus Deus t. verba Rabsacis
- 6 Ne timeas a facie verborum, quæ audisti
-17 Et audi omnia verba Sennacherib
-22 Hoc est verbum, quod locutus est Dom.
38- 4 Et factum est verbum Domini ad Isaiam
- 7 Quia faciet Dominus verbum hoc
39- 2 Non fuit verbum, quod non ostenderet eis
- 5 Audi verbum Domini exercituum
- 8 Bonum verbum Domini quod locutus est
40- 8 Verbum a. Dom. nostri manet in æternum
41-28 Et interrogatus responderet verbum
42-16 Hæc verba feci eis, et non dereliqui
44-26 Suscitans verbum servi sui, et consilium
45-23 Egredietur de ore meo justitiæ verbum
50- 4 Ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo
51-16 Posui verba mea in ore tuo
55-11 Sic erit verbum meum, quod egredietur
59-13 Locuti sumus de corde verba mendacii
-21 Et verba mea quæ posui in ore tuo
66- 5 Audite verbum Domini, qui tremitis ad verbum ejus
Jerem. 1- 1 Verba Jeremiæ filii Helciæ, de sacerdotibus
- 2 Factum est verbum Domini ad eum
- 4 Et factum est verbum Domini ad me
- 9 Ecce dedi verba mea in ore tuo
-11 Et factum est verbum Domini ad me
-12 Quia vigilabo ego super verbo meo
-13 Factum est verbum Domini secundo ad me
2- 1 Et factum est verbum Domini ad me
- 4 Audite verbum Domini, domus Jacob
-31 Generatio vestra. Videte verbum Domini
5-14 Quia locuti estis verbum istud : ecce ego do verba mea in ore tuo in ignem
6-10 Ecce verbum Domini factum est eis
-19 Quia verba mea non audierunt
7- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 2 Et prædica ibi verbum istud
Audite verbum Domini, omnis Juda
- 4 Nolite confidere in verbis mendacii
-22 Non præcepi eis... de verbo holocautom.
-23 Sed hoc verbum præcepi eis, dicens
-27 Et loqueris ad eos omnia verba hæc
8- 9 Verbum enim Domini projecerunt

Jerem. 9-12 Ad quem verbum oris Domini fiat
-20 Audite ergo, mulieres, verbum Domini
10- 1 Audite verbum, quod locutus est Dominus
11- 1 Verbum, quod factum est a Do. ad Jerem.
- 2 Audite verba pacti hujus
- 3 Qui non audierit verba pacti hujus
- 6 Vociferare om. verba hæc in civitatib. Juda
Dicens : Audite verba pacti hujus
- 8 Induxi super eos omnia verba pacti hujus
-10 Qui noluerunt audire verba mea
13- 2 Et possedi lumbare juxta verbum Domini
- 8 Et factum est verbum Domini ad me
-10 Qui nolunt audire verba mea
14- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-17 Et dices ad eos verbum istud
15-16 Factum est mihi verbum tuum in gaudium
16- 1 Et factum est verbum Domini ad me
-10 Cum annuntiaveris pop. huic om. verba hæc
17-15 Ubi est verbum Domini ? veniat
18- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 2 Surge... et ibi audies verba mea
- 5 Et factum est verbum Domini ad me
19- 2 Prædicabis ibi verba, quæ ego loquar
- 3 Dices : Audite verbum Domini, reges Juda
21- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-11 Audite verbum Domini,(-12) domus David
22- 1 Et loqueris ibi verbum hoc
- 2 Et dices : Audi verbum Dom., rex Juda
- 4 Si enim facientes feceritis verbum istud
23- 9 Et a facie verborum sanctorum ejus
-16 Nolite audire verba prophetarum
-18 Quis consideravit verbum illius, et audivit?
-22 Et nota fecissent verba mea populo meo
-29 Numquid non verba mea sunt quasi ignis
-30 Qui furantur verba mea unusquisque
-36 Et pervertistis verba Dei viventis
24- 4 Et factum est verbum Domini ad me
25- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 3 Factum est verbum Domini ad me
- 8 Pro eo quod non audistis verba mea
-13 Adducam super terram illam om. verba m.
-30 Prophetabis ad eos omnia verba hæc
26- 1 Factum est verbum istud a Domino
- 2 Dicit Dominus... Noli subtrahere verbum
- 7 Loquentem verba hæc in domo Domini
-10 Audierunt principes Juda verba hæc
-12 Ut prophetarem.. omnia verba quæ audistis
-15 Ut loquerer in auribus vestris o. verba hæc
-20 Prophetavit... juxta omnia verba Jeremiæ
-21 Et audivit rex Joakim... verba hæc
27- 1 Factum est verbum istud ad Jeremiam
-12 Locutus sum secundum omnia verba hæc
-14 Nolite audire verba prophetarum
-16 Nolite audire verba prophetarum vestror.
-18 Et est verbum Domini in eis
28- 6 Suscitet Dom. verba tua, quæ prophetasti
- 7 Audi verbum hoc quod ego loquor
- 9 Cum venerit verbum ejus, scietur propheta
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
29- 1 Hæc sunt verba libri, quem misit Jeremias
-10 Suscitabo super vos verbum meum bonum
-19 Eo quod non audierint verba mea
-20 Vos ergo audite verbum Domini
-23 Locuti sunt verbum in nomine meo mendaciter
-30 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
30- 1 Hoc verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 2 Scribe tibi omnia verba, quæ locutus sum
- 4 Et hæc verba, quæ locutus est Dominus
31-10 Audite verbum Domini, gentes
-23 Adhuc dicent verbum istud in terra Juda
32- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
- 6 Factum est verbum Domini ad me, dicens
- 8 Secund. verbum Do. ad vestibulum carceris
Intellexi autem quod verbum Domini esset
-17 Non erit tibi difficile omne verbum
-26 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-27 Numquid mihi difficile erit omne verbum?
33- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-14 Et suscitabo verbum bonum
-19 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-23 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
34- 1 Verbum quod factum est ad Jeremiam a Do.
- 4 Audi verbum Domini, Sedecia rex Juda
- 5 Quia verbum ego locutus sum, dicit Dom.
- 6 Locutus est... universa verba hæc in Jerus.
- 8 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-18 Et non observaverunt verba fœderis
35- 1 Verbum, quod factum est ad Jeremiam
-12 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-13 Ut obediatis verbis meis, dicit Dominus
36- 1 Factum est verbum hoc ad Jeremiam
- 2 Et scribes in eo omnia verba
- 6 Scripsisti ex ore meo verba Domini

Jerem. 36-13 Et nuntiavit eis Michæas omnia verba
-16 Igitur cum audissent omnia verba
-27 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
37- 2 Et non obedivit... verbis Domini
- 5 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
38- 4 Loquens ad eos juxta verba hæc
-24 Nullus sciat verba hæc, et non morieris
-27 Locutus est eis juxta omnia verba
40-16 Et ait... Noli facere verbum hoc
42- 3 Et annuntiet... verbum, quod faciamus
- 4 Oro ad Dominum... secundum verba vestra
Omne verbum quodcumq. responderit mihi
- 5 Omne verbum, in quo miserit te Dominus
- 7 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-15 Audite verbum Domini, reliquiæ Juda
-19 Verbum Domini super vos, reliquiæ Juda
43- 1 Cum complesset... omnia verba hæc
44- 1 Verbum, quod factum est per Jeremiam
- 4 Nolite facere verbum abominationis
-17 Sed facientes faciemus omne verbum
-20 Qui responderat ei verbum, dicens
-24 Audite verbum Domini, omnis Juda
-26 Ideo audite verbum Domini, omnis Juda
45- 1 Verbum quod locutus est Jeremias propheta
Cum scripsisset verba hæc in libro
46- 1 Factum est verbum Domini ad Jeremiam
-13 Verbum, quod locutus est Dominus
47- 1 Quod factum est verbum Do. ad Jeremiam
48-27 Propter verba ergo tua, quæ... locutus es
49-34 Quod factum est verbum Do. ad Jeremiam
50- 1 Verbum, quod locutus est Dominus
51-59 Verbum, quod præcepit Jeremias propheta
-60 O. verba hæc, quæ scripta sunt contra Bab.
-61 Videris, et legeris omnia verba hæc
-64 Huc usque verba Jeremiæ
Baruc. 1- 1 Et hæc verba libri, quæ scripsit Baruch
- 3 Et legit Baruch verba libri hujus
-21 Secundum omnia verba prophetarum
2- 1 Statuit Dominus Deus noster verbum suum
-24 Et statuisti verba tua, quæ locutus es
4-37 Veniunt... in verbo sancti gaudentes
5- 5 In verbo sancti gaudentes Dei memoria
Ezech. 1- 3 Factum est verbum Domini ad Ezechielem
2- 6 Verba eorum ne timeas, et vultus eorum
- 7 Loqueris ergo verba mea ad eos
3- 4 Et loqueris verba mea ad eos
-16 Factum est verbum Domini ad me
-17 Et audies de ore meo verbum
6- 3 Montes Israël, audite verbum Domini
9-11 Vir... respondit verbum, dicens : Feci
11-14 Et factum est verbum Domini ad me
-25 Et locutus sum... omnia verba Domini
12-25 Quodcumque locutus fuero verbum, fiet
Exasperans, loquar verbum, et faciam illud
-28 Verbum, quod locutus fuero, complebitur
13- 2 Et dices... Audite verbum Domini
14- 9 Propheta cum... locutus fuerit verbum
16-35 Propterea, meretrix, audi verbum Domini
17- 1 Factum est verbum Domini ad me
-11 Factum est verbum Domini ad me
20-47 Et dices... Audi verbum Domini
22- 1 Et factum est verbum Domini ad me
-17 Et factum est verbum Domini ad me
-23 Et factum est verbum Domini ad me
24- 1 Et factum est verbum Domini ad me
-15 Et factum est verbum Domini ad me
25- 3 Et dices... Audite verbum Domini Dei
27- 1 Et factum est verbum Domini ad me
29- 1 Factum est verbum Domini ad me
-17 Factum est verbum Domini ad me
30- 1 Et factum est verbum Domini ad me
-20 Et factum est verbum Domini ad me
31- 1 Factum est verbum Domini ad me
32- 1 Factum est verbum Domini ad me
-17 Factum est verbum Domini ad me
33- 1 Et factum est verbum Domini ad me
-23 Et factum est verbum Domini ad me
-32 Audiunt verba tua, et non faciunt ea
34- 1 Et factum est verbum Domini ad me
- 7 Propterea, pastores, audite verbum Dom.
- 9 Propterea, pastores, audite verbum Dom.
35-13 Derogastis adversum me verba vestra
36- 1 Montes Israël, audite verbum Domini
- 4 Montes Israël, audite verbum Domini
-16 Et factum est verbum Domini ad me
37- 4 Ossa arida, audite verbum Domini
Dan. 1-20 Et omne verbum sapientiæ et intellectus
2-10 Regum quisquam... verbum hujuscemodi sciscitatur
3-95 Et verbum regis immutaverunt
6-14 Quod verbum cum audisset rex
7-28 Huc usque finis verbi
Verbum autem in corde meo conservavi
10- 1 Verbum revelatum est Danieli
Verbum verum, et fortitudo magna

Dan. 10-11 Intellige verba, quæ ego loquor ad te
-12 Exaudita sunt verba tua
-15 Cumq. loqueretur mihi hujuscemodi verbis
14- 8 Dixit... Fiat juxta verbum tuum
Osee. 1- 1 Verbum Domini, quod factum est ad Osee
4- 1 Audite verbum Domini, filii Israel
6- 5 Occidi eos in verbis oris mei
10- 4 Loquimini verba visionis inutilis
14- 3 Tollite vobiscum verba, et convertimini
Joel. 1- 1 Verbum Domini, quod factum est ad Joël
2-11 Quia fortia, et facientia verbum ejus
Amos 1- 1 Verba Amos, qui fuit in pastorib. de Thecuë
3- 1 Audite verbum, quod locutus est Dominus
- 7 Quia non facit Dominus Deus verbum
4- 1 Audite verbum hoc, vaccæ pingues
5- 1 Audite verbum istud, quod ego levo sup. vos
7-16 Et nunc audi verbum Domini
8-11 Sed audiendi verbum Domini
-12 Circuibunt quærentes verbum Domini
Jonæ. 1- 1 Et factum est verbum Domini
3- 3 Abiit in Niniven juxta verbum Domini
- 6 Et pervenit verbum ad regem Ninive
4- 2 Numquid non hoc est verbum meum
Mich. 1- 1 Verbum Do., quod factum est ad Michæam
2- 7 Nonne verba mea bona sunt cum eo
4- 2 Egredietur...et verbum Domini de Jerusal.
Soph. 1- 1 Verbum Dom., quod factum est ad Sophon.
2- 5 Verbum Domini super vos Chanaan
Aggæi. 1- 1 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 3 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
-12 Audivit... et verba Aggæi prophetæ
2- 2 Factum est verbum Domini in manu Aggæi
- 6 Verbum quod pepigi vobiscum
-11 Factum est verbum Domini ad Aggæum
-21 Et factum est verbum Domini secundo
Zach. 1- 1 Factum est verbum Domini ad Zachariam
- 6 Verba mea, et legitima mea, quæ mandavi
- 7 Factum est verbum Domini ad Zachariam
-13 Loquebatur... verba bona, verba consolatoria
4- 6 Hoc est verbum Domini ad Zorobabel
- 8 Et factum est verbum Domini ad me
6- 9 Et factum est verbum Domini ad me
7- 1 Factum est verbum Domini ad Zachariam
- 4 Factum est verbum Domini exercituum
- 7 Numquid non sunt verba, quæ locutus
- 8 Factum est verbum Domini ad Zachariam
-12 Et verba quæ misit Dominus exercituum
8- 1 Et factum est verbum Domini exercituum
-16 Hæc sunt ergo verba, quæ facietis
-18 Et factum est verbum Domini exercituum
9- 1 Onus verbi Domini in terra Hadrach
11-11 Quia verbum Domini est
12- 1 Onus verbi Domini super Israël
Malac. 1- 1 Onus verbi Domini ad Israël
3-13 Invaluerunt super me verba vestra
1 Mac. 1-31 Locutus est ad eos verba pacifica
-44 Secundum verbum regis Antiochi
-52 Secundum verbum regis Antiochi
-53 Secundum omnia verba hæc scripsit
2-22 Non audiemus verba regis Antiochi
-23 Et ut cessavit loqui verba hæc
-33 Facite secundum verbum regis Antiochi
-34 Neque faciemus verbum regis, ut polluamus
-55 Jesus dum implevit verbum, factus et dux
-62 A verbis viri peccatoris ne timueritis
3-14 Qui cum ipso sunt, qui spernebant verbum regis
-39 Disperderent eam secundum verbum regis
-42 Cognoverunt verba regis, quæ mandavit
5-14 Venerunt... nuntiantes secund. verba hæc
-37 Post hæc a. verba congregavit Timotheus
-47 Et misit ad eos Judas verbis pacificis
7-10 Et locuti sunt... verbis pacificis in dolo
-15 Et locutus est cum eis verba pacifica
-16 Secundum verbum quod scriptum est
-27 Misit ad Judam...verbis pacificis cum dolo
-33 Et post hæc verba ascendit Nicanor in montem Sion
8-29 Secundum hæc verba constituerunt Romani
-30 Quod si post hæc verba hi aut illi addere
9-22 Et cætera verba bellorum Judæ, et virtutum
-37 Post hæc verba, renuntiatum est Jonathæ
-55 Nec ultra potuit loqui verbum, et mandare
-71 Libenter accepit, et fecit secund. verba ejus
10-17 Et misit ei secundum hæc verba, dicens
-22 Et audivit Demetrius verba ista
-24 Scribam et ego illis verba deprecatoria
-25 Et scripsit eis in hæc verba : Rex Demetrius
-51 Et misit.. legatos secund. hæc verba, dicens
11- 2 Et exiit in Syriam verbis pacificis
13-35 Et Demetrius rex ad verba ista respondit ei
14-46 Et complacuit... facere secundum verba ista
15-32 Et obstupuit : et retulit ei verba regis
-35 Et non respondit ei Athenobius verbum

1 Mac. 15-36 Renuntiavit ei verba ista et gloriam Sim.
2 Mac. 7-24 Antiochus a... non solum verbis hortabatur
-26 Cum a. multis eam verbis esset hortatus
8-21 His verbis constantes effecti sunt
11-20 De cæteris a. per singula verbo mandavi
Matth. 4- 4 Sed in om. verbo, quod procedit de ore Dei
7-24 Qui audit verba mea hæc, et facit ea
-26 Om. qui audit verba m. hæc, et non facit ea
-28 Cum consummasset Jesus verba hæc
8- 8 Sed tantum dic verbo, et sanabitur puer m.
-16 Et ejiciebat spiritus verbo
12-32 Quicumq. dixerit verbum contra Fil. hom.
-36 Dico a. vobis, quon. omne verbum otiosum
-37 Ex verbis enim tuis justificaberis
Et ex verbis tuis condemnaberis
13-19 Omn. qui audit verbum regni, et non intell.
-20 Hic est, qui verbum audit, et continuo
-21 Facta a... et persecutione propter verbum
-22 Hic est, qui verbum audit, et sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiarum, suffocat verbum
-23 Hic est, qui audit verbum, et intelligit
15-12 Pharisæi, audito verbo hoc, scandalizati s.
-23 Qui non respondit ei verbum
18-16 Ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum
19-11 Dixit illis : Non omnes capiunt verbum istud
-22 Cum audisset a. adolescens verbum, abiit
22-46 Et nemo poterat ei respondere verbum
24-35 Transibunt, verba a. mea non præteribunt
26-75 Et recordatus est Petrus verbi Jesu
27-14 Et non respondit ei ad ullum verbum
28-15 Divulgatum est verbum istud apud Judæos
Marc. 2- 2 Et loquebatur eis verbum
4-14 Qui seminat, verbum seminat
-15 Qui circa viam, ubi seminatur verbum
Confestim venit Satanas, et aufert verbum
-16 Qui cum audierint verbum, statim
-17 Orta tribul. et persecutione propter verbum
-18 Hi sunt, qui verbum audiunt
-19 Suffocant verbum, et sine fructu efficitur
-20 Qui audiunt verbum, et suscipiunt
-33 Talibus mult. parab. loquebatur eis verbum
5-36 Jesus a. audito verbo, quod dicebatur, ait
7-13 Rescindentes verb. Dei per traditionem v.
8-32 Et palam verbum loquebatur
-38 Qui enim me confusus fuerit, et verba mea
9- 9 Et verbum continuerunt apud se
-31 At illi ignorabant verbum : et timebant
10-22 Qui contristatus in verbo, abiit mœrens
-24 Discipuli a. obstupescebant in verbis ejus
11-29 Interrogabo vos et ego unum verbum
12-13 Mittunt ad eum.. ut eum caperent in verbo
13-31 Transibunt, verba aut. mea non transibunt
14-72 Et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat
Luc. 1- 4 Ut cognoscas eorum verborum... veritatem
-20 Pro eo quod non credidisti verbis meis
-37 Non erit impossibile apud Deum o. verbum
-38 Fiat mihi secundum verbum tuum
-65 Divulgabantur omnia verba hæc
2-15 Et videamus hoc verbum, quod factum est
-17 Videntes autem cognoverunt de verbo
-19 Maria autem conservabat omnia verba hæc
-29 Domine, secundum verbum tuum in pace
-50 Et ipsi non intellexerunt verbum
-51 Conservabat omnia verba hæc in corde suo
3- 2 Factum est verbum Domini super Joannem
4- 4 Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo Dei
-22 Et mirabantur in verbis gratiæ, quæ proced.
-36 Ad invicem, dicentes : Quod est hoc verbum
5- 1 Irruerent in eum, ut audirent verbum Dei
- 5 Nihil cepimus : in verbo a. tuo laxabo rete
7- 1 Cum autem implesset omnia verba sua
- 7 Sed dic verbo, et sanabitur puer meus
8-11 Hæc parabola : Semen est verbum Dei
-12 Diabolus, et tollit verbum de corde eorum
-13 Cum gaudio suscipiunt verbum
-15 Audientes verbum retinent, et fructum
-21 Fratres m. hi sunt, qui verbum Dei audiunt
-50 Jesus autem, audito hoc verbo, respondit
9-28 Factum est a. post hæc verba fere dies octo
-45 At illi ignorabant verbum istud
Et timebant eum interrogare de hoc verbo
10-39 Secus pedes Domini, audiebat verbum illius
11-28 Quin imo beati, qui audiunt verbum Dei
12-10 Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis
18-34 Et erat verbum istud absconditum ab eis
20- 3 Interrogabo vos et ego unum verbum
-26 Et non potuerunt verbum ej. reprehendere
21-33 Transibunt : verba a. mea non transibunt
22-61 Et recordatus est Petrus verbi Domini
24- 8 Et recordatæ sunt verborum ejus
-11 Visa sunt... sicut deliramentum, verba ista
-44 Hæc sunt verba, quæ locutus sum ad vos

Joan. 3-34 Quem e. misit Deus, verba Dei loquitur
4-37 In hoc enim est verbum verum
-39 Propter verbum mulieris testimonium perhibentis
5-24 Amen dico vob., quia qui verbum m. audit
-38 Et verbum ejus non habetis in vob. manens
-47 Quomodo verbis meis credetis ?
6-64 Verba, quæ ego locutus sum vobis, spiritus
-69 Ad quem ibimus ? verba vitæ æternæ habes
8-20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio
-47 Qui ex Deo est, verba Dei audit
10-21 Hæc verba non sunt dæmonium habentis
12-47 Et si quis audierit verba mea, et non custod.
-48 Qui spernit me, et non accipit verba mea
14-10 Verba, quæ ego loquor vobis, a me ipso non loquor
15- 7 Et verba mea in vobis manserint
17- 8 Quia verba, quæ dedisti mihi, dedi eis
-20 Qui credituri sunt per verbum eorum in me
Act. 2-14 Et auribus percipite verba mea
-22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc
-40 Aliis etiam verbis plurimis testificatus est
4- 4 Multi a. eorum, qui audierant verbum
-29 Da servis tuis cum o. fiducia loqui verbum t.
-31 Et loquebantur verbum Dei cum fiducia
5- 5 Audiens autem Ananias hæc verba, cecidit
-20 Loquimini in templo plebi omnia verba vitæ
-32 Et nos sumus testes horum verborum
6- 2 Non est æq. nos derelinquere verbum Dei
- 4 Et ministerio verbi instantes erimus
- 7 Et verbum Domini crescebat, et multiplic.
-11 Eum dicentem verba blasphemiæ in Moys.
-13 Non cessat loqui verba adv. locum sanct.
7-22 Et erat potens in verbis et in operibus suis
-29 Fugit autem Moyses in verbo isto
-38 Qui accepit verba vitæ dare nobis
8- 4 Pertransibant, evangelizantes verbum Dei
-14 Quod recepisset Samaria verbum Dei
-25 Et illi quid. testificati et locuti verbum Do.
10-22 Responsum accepit... et audire verba abs te
-36 Verbum misit Deus filiis Is., annuntians pac.
-37 Scitis quod factum est verbum per universam Judæam
-44 Adh. loquente Petro verba hæc, cecidit Spir. sanctus super om. qui audiebant verbum
11- 1 Quoniam et gentes receperunt verbum Dei
-14 Qui loquetur tibi verba, in quib. salvus eris
-16 Recordatus sum autem verbi Domini
-19 Nemini loquentes verbum, nisi solis Judæis
12-24 Verbum a. Dom. crescebat, et multiplicab.
13- 5 Prædicabant verbum Dei in synagogis Jud.
- 7 Desiderabat audire verbum Dei
-26 Vobis verbum salutis hujus missum est
-42 Ut seq. sabbato loquerentur sibi verba hæc
-44 Pene universa civitas convenit audire verbum Dei
-46 Vobis oportebat primum loqui verbum Dei
-48 Gavisæ sunt, et glorificabant verbum Dom.
-49 Disseminabatur autem verbum Domini
14- 3 Testimonium perhibente verbo gratiæ suæ
-11 Quoniam ipse erat dux verbi
-24 Et loquentes verbum Domini in Perge
15- 6 Conveneruntque... videre de verbo hoc
- 7 Per os m. audire gentes verbum Evangelii
-15 Et huic concordant verba prophetarum
-24 Turbaverunt vos verbis, evertentes animas
-27 Qui et ipsi vobis verbis referent eadem
-32 Verbo plurimo consolati sunt fratres
-35 Evangelizantes cum aliis plurib. verbum Do.
-36 In quibus prædicavimus verbum Domini
16- 6 Vetati s. a Spiritu sancto loqui verbum Dei
-32 Et locuti sunt ei verbum Domini
-36 Nuntiav. a. custos carceris verba hæc Paulo
-38 Nuntiaverunt a. magist. lictores verba hæc
17-11 Qui susceperunt verbum cum om. aviditate
-13 Berœæ prædicatum est a Paulo verbum Dei
18- 5 Instabat verbo Paulus, testificans Jud. esse
-11 Docens apud eos verbum Dei
-15 Si vero quæstiones sunt de verbo
19-10 Ita ut omnes... audirent verbum Domini
-20 Ita fortiter crescebat verbum Dei
20-24 Ministerium verbi, quod accepi a Domino
-32 Commendo vos Deo et verbo gratiæ ipsius
-35 Oportet... ac meminisse verbi Domini Jesu
-38 Dolentes maxime in verbo, quod dixerat
22-22 Audiebant autem eum usque ad hoc verbum
26-25 Sed veritatis et sobrietatis verba loquor
28-25 Discedebant, dicente Paulo unum verbum
Rom. 9- 6 Non a. quod exciderit verbum Dei
- 9 Promissionis enim verbum hoc est
-28 Verbum enim consummans, et abbrevians
Quia verbum breviatum faciet Dominus
10- 8 Prope est verbum in ore tuo et in corde tuo
Hoc est verbum fidei, quod prædicamus
-17 Auditus autem per verbum Christi

Rom. 10-18 Et in fines orbis terræ verba eorum
13- 9 Aliud mandatum, in hoc verbo instauratur
15-18 In obedientiam gentium, verbo et factis
1 Cor. 1- 5 In omni verbo, et in omni scientia
-17 Non in sapientia verbi, ut non evacuet.crux
-18 Verbum enim crucis, pereuntibus quidem stultitia est
2- 4 In persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis
-13 Non in doctis humanæ sapientiæ verbis
14-19 Volo quinque verba sensu meo loqui
Quam decem millia verborum in lingua
-36 An a vobis verbum Dei processit?
2 Cor. 2-17 Non enim sumus..adulterantes verbum Dei
4- 2 Neque adulterantes verbum Dei
5-19 Et posuit in nobis verbum reconciliationis
6- 7 In verbo veritatis, in virtute Dei, per arma
10-11 Quales sumus verbo per epistolas absentes
12- 4 Audivit arcana verba, quæ non licet
13- 1 In ore... trium testium stabit omne verbum
Galat. 6- 6 Communicet a. is qui catechizatur verbo
Ephes. 1-13 In quo et vos, cum audissetis verbum verit.
5- 6 Nemo vos seducat inanibus verbis
-26 Mundans lavacro aquæ in verbo vitæ
6-17 Et gladium spiritus, quod est verbum Dei
Philip. 1-14 Auderent sine timore verbum Dei loqui
2-16 Verbum vitæ continentes ad gloriam meam
Colos. 1- 5 Quam audistis in verbo veritatis Evangelii
-25 Data est mihi in vos, ut impleam verbum D.
3-16 Verbum Christi habitet in vobis abundant.
-17 Quodcumque facitis in verbo aut in opere
1 Thes. 1- 6 Excipientes verbum in tribulatione multa
2-13 Cum accepiss. a nobis verbum auditus Dei
Accepistis illud, non ut verbum hominum
Sed (sicut est vere) verbum Dei qui oper.
4-14 Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini
-17 Itaque consolamini invicem in verbis istis
2 Thes. 3-14 Si quis non obedit verbo nostro per epistol.
1 Tim. 4- 5 Sanctificatur e. per verbum Dei et oration.
- 6 Enutritus verbis fidei et bonæ doctrinæ
-12 Sed exemplum esto fidelium in verbo
5-17 Maxime qui laborant in verbo et doctrina
6- 4 Sed languens circa... pugnas verborum
2 Tim. 1-13 Formam habe sanorum verborum
2- 9 Sed verbum Dei non est alligatum
-14 Noli contendere verbis: ad nihil e.utile est
-15 Recte tractantem verbum veritatis
4- 2 Prædica verbum, insta opportune, import.
-15 Valde enim restitit verbis nostris
Tit. 1- 3 Manifestavit a. temporibus s.verbum suum
2- 5 Ut non blasphemetur verbum Dei
- 8 Verbum sanum, irreprehensibile
Hebr. 1- 3 Portansque omnia verbo virtutis suæ
6- 5 Gustaverunt nihilom. bonum Dei verbum
11- 3 Fide intelligim. aptata esse sæcula verbo D.
12-19 Et tubæ sonum, et vocem verborum
Excusaverunt se, ne eis fieret verbum
13- 7 Qui vobis locuti sunt verbum Dei
-22 Ut sufferatis verbum solatii
Jacob. 1-18 Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis
-21 In mansuetudine suscipite insitum verbum
-22 Estote a. factores verbi, et non auditores
-23 Quia si quis auditor est verbi, et non factor
3- 2 Si quis in verbo non offendit, hic perfect.est
1 Petr. 1-23 Sed incorruptibili per verbum Dei vivi
-25 Verbum autem Domini manet in æternum
Hoc est a. verbum, quod evangelizatum est
2- 8 Et petra scandali, his qui offendunt verbo
3- 1 Ut et si qui non credunt verbo, per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant
2 Petr. 2- 3 In avarit. fictis verbis de v. negotiabuntur
3- 2 Ut memores sitis eor., quæ prædixi, verbor.
- 5 De aqua et per aquam consistens Dei verbo
- 7 Cœli a... et terra, eodem verbo repositi sunt
1 Joan. 1- 1 Manus nost. contrectaverunt de verbo vitæ
-10 Et verbum ejus non est in nobis
2- 5 Qui a. servat verbum ej., vere in hoc char.
- 7 Mandatum vetus, est verbum quod audistis
-14 Et verbum Dei manet in vobis
3-18 Non diligamus verbo, neque lingua
3 Joan. -10 Quæ facit, verbis malignis garriens in nos
Judæ. -17 Vos a., chariss., memores estote verborum
Apoc. 1- 2 Qui testimonium perhibuit verbo Dei
- 3 Qui legit et audit verba prophetiæ hujus
- 9 Propter verbum Dei et testimonium Jesu
3- 8 Et servasti verbum meum, et non negasti
-10 Quoniam servasti verbum patientiæ meæ
6- 9 Propter verbum Dei, et propt. testimonium
12-11 Ipsi vicerunt.. propter verbum testimonii s.
17-17 Donec consummentur verba Dei
19- 9 Et dicit mihi: Hæc verba Dei vera sunt
20- 4 Propter testim. Jesu, et propter verbum Dei
21- 5 Scribe, quia hæc verba fidelissima sunt
22- 6 Et dixit mihi: Hæc verba fidelissima sunt
- 7 Beatus, qui custodit verba prophetiæ libri hujus

Apoc. 22- 9 Qui servant verba prophetiæ libri hujus
-10 Ne signaveris verba prophetiæ libri hujus
-18 Omni audienti verba prophetiæ libri hujus
-19 Et si quis diminuerit de verbis libri prophet.

VERBUM. *Attrib. Filio Dei.*

Joan. 1- 1 In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum
-14 Verbum caro fact. est, et habitavit in nob.
1 Joan. 5- 7 Pater, Verbum, et Spiritus sanctus
Apoc. 19-13 Et vocatur nomen ejus, Verbum Dei

VERE.

Gen. 18-13 Sara, dicens: Num vere paritura sum anus?
20-12 Alias a. et vere soror mea est, filia patris m.
28-16 Vere Dom. est in loco isto, et ego nesciebam
Deut. 31-17 Vere quia non est Deus mec. invenerunt me
Josue. 7-20 Et dixit ei: Vere ego peccavi Do. Deo Isr.
Judic. 9-15 Si vere me regem vobis constituitis, venite
11- 9 Si vere venistis ad me, ut pugnem pro vobis
1 Reg. 25-21 Vere frustra servavi omnia quæ hujus erant
2 Reg. 19- 6 Vere cognovi modo, quia si Absal. viveret
3 Reg. 8-27 Quod vere Deus habitet super terram
4 Reg. 5-15 Et ait: Vere scio quod non sit alius
19-17 Vere, Domine, dissipaverunt reges Assyriorum gentes
Judith. 8-21 Ut probarentur, si vere colerent Deum s.
Job. 5- 2 Vere stultum interficit iracundia
9- 2 Vere scio quod ita sit, et quod non justific.
33-27 Peccavi, et vere deliqui, et... non recepi
34-12 Vere enim Deus non condemnabit frustra
36- 4 Vere enim absque mendacio sermones mei
Psal. 57- 2 Si vere utique justitiam loquimini
Sap. 17-13 Illi autem qui impotentem vere noctem
18- 6 Ut vere scientes quibus juramentis credider.
Eccli. 42- 1 Et eris vere sine confusione, et invenies grat.
Isai. 37-18 Vere e., Domine, desertas fecerunt... terras
40- 7 Sufflavit in eo. Vere fœnum est populus
43- 9 Justificentur, et audiant, et dicant: Vere
45-15 Vere tu es Deus absconditus, Deus Israël
53- 4 Vere languores nostros ipse tulit, et dolores
59- 4 Neque est qui judicet vere
Jerem. 3-23 Vere mendaces erant colles
Vere in Domino Deo nostro salus Israël
8- 8 Vere mendac. operatus est stylus mendax
16-19 Vere mendacium possederunt patres nostri
23-28 Loquatur sermonem meum vere
44-29 Ut sciatis quia vere complebuntur sermones
Dan. 2-26 Putas-ne vere potes mihi indicare somnium
-47 Ait Danieli: Vere Deus vest. Deus deor. est
3-14 Ait eis: Vere-ne... deos meos non colitis?
-91 Qui respondentes regi, dixerunt: Vere, rex
2 Mac. 3- 9 Interrogabat autem, si vere hæc ita essent
-38 Eo quod in loco sit vere Dei quædam virtus
12-12 Judas a. arbitratus vere in multis eos utiles
Matth. 14-33 Adoraverunt eum, dicentes: Vere Filius Dei es
26-73 Et dixerunt Petro: Vere et tu ex illis es
27-54 Dicentes: Vere Filius Dei erat iste
Marc. 11-32 Habebant Joannem quia vere propheta esset
14-70 Qui astabant, diceb. Petro: Vere ex illis es
15-39 Ait: Vere hic homo Filius Dei erat
Luc. 9-27 Dico a. vobis vere: sunt aliqui hic stantes
12-44 Vere dico vobis, quoniam supra omnia
21- 3 Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper
22-59 Affirm., dicens: Vere et hic cum illo erat
23-47 Dicens: Vere hic homo justus erat
24-34 Dicentes: Quod surrexit Dominus vere
Joan. 1-47 Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est
4-18 Quem habes, non est t. vir: hoc vere dixisti
-42 Et scimus, quia hic est vere Salvator mundi
6-14 Quia hic est vere propheta, qui venturus est
-56 Caro enim mea, vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus
7-26 Numquid vere cognoverunt principes
-40 Dicebant: Hic est vere propheta
8-31 Si vos manseritis... vere Discipuli mei eritis
-36 Si ergo vos fil. liberaverit, vere liberi eritis
17- 8 Et cognoverunt vere quia a te exivi
Act. 4-27 Convenerunt enim vere in civitate ista
12-11 Nunc scio vere, quia misit Dom. Angelum s.
1 Cor. 14-25 Pronuntians quod vere Deus in vobis sit
Galat. 3-21 Si enim data esset lex... vere ex lege esset justitia
1 Thes. 2-13 Sed (sicut est vere) verbum Dei
1 Tim. 5- 3 Viduas honora, quæ vere viduæ sunt
- 5 Quæ aut. vere vidua est, et desolata, speret
-16 Ut iis, quæ vere viduæ sunt, sufficiat
1 Joan. 2- 5 Vere in hoc charitas Dei perfecta est

VERECUNDIA.

Psal. 43-16 Tota die verecundia mea contra me est
Eccli. 7-21 Gratia enim verecundiæ illius super aurum
32-14 Et ante verecundiam præibit gratia
1 Cor. 6- 5 Ad verecundiam vestram dico

1 Tim. 2- 9 Cum verecundia et sobrietate ornantes se

VERECUNDUS, IORA.

Jerem. 13-22 Revelata sunt verecundiora tua
Ezech. 22-10 Verecundiora patris discooperuerunt in te
2 Mac. 15-12 Verecundum visu, modestum moribus

VEREDARIUS.

Esth. 8-10 Obsignatæ sunt, et missæ per veredarios
-14 Egressique sunt veredarii celeres nunti. perferentes

VERENDA.

Gen. 9-22 Verenda scilicet patris sui esse nudata
-23 Retrorsum, operuerunt verenda patris sui
Levit. 16- 4 Fœminalibus lineis verenda celabit
Deut. 25-11 Et apprehenderit verenda ejus

VEREOR.

Judith. 12-12 Non vereatur bona puella introire
Job. 3-25 Et quod verebar, accidit
9-28 Verebar omnia opera mea, sciens
30-10 Et faciem meam conspuere non verentur
32- 6 Veritus sum vobis indicare m. sententiam
Eccle. 8-12 Timentibus Deum, qui verentur faciem ej.
Sap. 6- 8 Deus, nec verebitur magnitudinem cujusq
Eccli. 10-34 Et qui gloriatur in substantia, paupertatem vereatur
18-22 Et ne verearis usque ad mortem justificari
23-26 Et nemo circumspicit me: quem vereor?
1 Mac. 1-19 Et veritus est Ptolemæus a facie ejus, et fugit
2 Mac. 4-34 Statim eum peremit, non veritus justitiam
6-11 Eo quod verebantur propter religionem
13-11 Et patria sanctoque templo privari verentur
Matth. 21-37 Dicens: Verebuntur filium meum
Luc. 20-13 Forsitan, cum hunc viderint, verebuntur
Act. 20-24 Sed nihil horum vereor
Tit. 2- 8 Ut is, qui ex adverso est, vereatur
Hebr. 11-27 Non veritus animositatem regis

VERETRUM.

Deut. 23- 1 Amputatis testiculis, et abscisso veretro

VERGO.

Exod. 26-18 In latere Meridiano, quod vergit ad Austr.
-20 In latere... quod vergit ad Aquilonem
Deut. 11-30 Post viam, quæ vergit ad solis occubitum
Josue. 15-46 Omnia quæ vergunt ad Azotum et viculos ej.
1 Reg. 20-41 Surrexit Dav. de loco, qui vergebat ad Aust.
Ezech. 40- 2 Ædificium civitatis vergentis ad Austrum
42- 1 Et contra ædem vergentem ad Aquilonem
46-19 Et erat ibi locus vergens ad Occidentem

VERITAS.

Gen. 24-27 Qui non abstulit miseric. et veritatem suam
-49 Si facitis... veritatem cum Domino meo
32-10 Et veritate tua, quam explevisti servo tuo
40-22 Ut conjectoris veritas probaretur
47-29 Et facies mihi misericordiam et veritatem
Exod. 18-21 Timentes Deum, in quibus sit veritas
28-30 Pones autem in rationali judicii veritatem
Levit. 8- 8 Rationali, in quo erat doctrina et veritas
Deut. 13-14 Sollicite et diligenter, rei veritate perspecta
17- 9 Ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem
18-11 Aut quærat a mortuis veritatem
Josue. 2-14 Faciemus in te misericordiam et veritatem
Judic. 16-17 Tunc aperiens veritatem rei, dixit ad eam
1 Reg. 12-24 Timete Dominum, et servite ei in veritate
2 Reg. 2- 6 Retribuet vobis... misericord. et veritatem
15-20 Do. faciet tecum misericordiam et veritatem
20-19 Nonne ego sum quæ respondeo veritatem
3 Reg. 2- 4 Et ambulaverint coram me in veritate
3- 6 Sicut ambulavit in conspectu t. in veritate
4 Reg. 20- 3 Quomodo ambulaverim coram te in veritate
-19 Locutus est: Sit pax et veritas in diebus m.
2 Par. 32- 1 Post quæ et hujuscemodi veritatem, venit
2 Esdr. 9-13 Dedisti eis judicia recta et legem veritatis
-33 Quia veritatem fecisti, nos a. impie egimus
Tobiæ. 1- 2 In captivitate... viam veritatis non deseruit
3- 2 Et omnes viæ tuæ, misericordia, et veritas
12-11 Manifesto ergo vobis veritatem
14-10 Servite Domino in veritate, et inquirite
-11 Benedicant eum in o. tempore, in veritate
Judith. 5- 5 Dom. mi, dicam veritatem in conspectu tuo
Esth. 9-30 Ut haberent pacem, et susciperent veritatem
Job. 6-25 Quare detraxistis sermonibus veritatis
21-34 Repugnare ostensa sit veritati
Psal. 5-10 Quoniam non est in ore eorum veritas
11- 2 Quon. diminutæ sunt veritates a filiis hom.
14- 3 Qui loquitur veritatem in corde suo
24- 5 Dirige me in veritate tua, et doce me
-10 Universæ viæ Dom., misericordia et veritas
25- 3 Et complacui in veritate tua
29-10 Aut annuntiabit veritatem tuam?

Psal. 30- 6 Redemisti me, Domine Deus veritatis
-24 Quoniam veritatem requiret Dominus
35- 6 Et veritas tua usque ad nubes
39-11 Veritatem tuam et salutare tuum dixi
Non abscondi... et veritatem tuam a concilio multo
-12 Misericordia tua et veritas tua semper
42- 3 Emitte lucem tuam et veritatem tuam
44- 5 Propter veritatem et mansuetudinem
50- 8 Ecce enim veritatem dilexisti
53- 7 Et in veritate tua disperde illos
56- 4 Misit Deus misericordiam s. et veritatem s.
-11 Et usque ad nubes veritas tua
60- 8 Misericord. et veritatem ejus quis requiret?
68-14 Exaudi me, in veritate salutis tuæ
70-22 Confitebor tibi in vasis psalmi veritatem t.
83-12 Quia misericord. et veritatem diligit Deus
84-11 Misericordia et veritas obviaverunt sibi
-12 Veritas de terra orta est : et justitia de cœlo
85-11 Et ingrediar in veritate tua
87-12 Narrabit.. et veritatem tuam in perditione
88- 2 Annuntiabo veritatem tuam in ore meo
- 3 Præparabitur veritas tua in eis
- 6 Etenim veritatem tuam in ecclesia sanctor.
- 9 Domine, et veritas tua in circuitu tuo
-15 Misericordia et veritas præcedent faciem t.
-25 Et veritas mea, et misericordia m. cum ipso
-34 Neque nocebo in veritate mea
-50 Domine, sicut jurasti David in veritate tua
90- 5 Scuto circumdabit te veritas ejus
91- 3 Ad annuntiandum.. veritatem t. per noctem
95-13 Judicabit... et populos in veritate sua
97- 3 Recordatus est... et veritatis suæ domui Isr.
99- 5 Et usque in... generationem veritas ejus
107- 5 Et usque ad nubes veritas tua
110- 7 Opera manuum ejus, veritas et judicium
- 8 Mandata ejus... facta in veritate et æquitate
L. 113- 2 Super misericordia tua et veritate tua
116- 2 Et veritas Domini manet in æternum
118-30 Viam veritatis elegi : judicia tua non sum
-43 Et ne auferas de ore meo verbum veritatis
-75 Et in veritate tua humiliasti me
-86 Omnia mandata tua veritas
-90 In generationem et generationem veritas t.
-138 Mandasti... et veritatem tuam nimis
-142 Justitia tua... in æternum : et lex t. veritas
-151 Prope es tu, Dom. : et omnes viæ t. veritas
-160 Principium verborum tuorum veritas
131-11 Juravit Dominus David veritatem
137- 2 Super misericordia tua et veritate tua
142- 1 Percipe obsecrationem meam in veritate tua
144-18 Omnibus invocantibus eum in veritate
145- 7 Qui custodit veritatem in sæculum
Prov. 3- 3 Misericordia et veritas te non deserant
8- 7 Veritatem meditabitur guttur meum
12-19 Labium veritatis firmum erit in perpetuum
14-22 Misericordia et veritas præparant bona
16- 6 Misericordia et veritate redimitur iniquitas
18- 5 Ut declines a veritate judicii
20-28 Misericordia et veritas custodiunt regem
22-21 Et eloquia veritatis, respondere ex his illis
23-23 Veritatem eme, et noli vendere sapientiam
26-28 Lingua fallax non amat veritatem
28-21 Iste et pro buccella panis deserit veritatem
29-14 Rex qui judicat in veritate pauperes
Eccle. 12-10 Sermones rectissimos, ac veritate plenos
Sap. 3- 9 Qui confidunt in illo, intelligent veritatem
5- 6 Ergo erravimus a via veritatis
6-24 Et non præteribo veritatem
Eccli. 2-13 Protector est o. exquirentibus se in veritate
4-30 Non contradicas verbo veritatis ullo modo
5-12 Esto firmus... et in veritate sensus tui
7-22 Non lædas servum in veritate operantem
16-25 Et in veritate enuntio scientiam ejus
17-20 Et destinavit illis sortem veritatis
18-29 Et intellexerunt veritatem et justitiam
19-23 Qui emittit verbum certum, enarrans veritatem
24-25 In me gratia omnis viæ et veritatis
-32 Testamentum Altissimi, et agnitio veritatis
-47 Sed omnibus exquirentibus veritatem
27-10 Veritas ad eos, qui operantur ill., revertet.
31-28 Et testimonium veritatis illius fidele
34-22 Sustinentibus se in via veritatis et justitiæ
37-19 Ut dirigat in veritate viam tuam
41-24 De furto, de veritate Dei, et testamento
45-12 Viri sapientis, judicio et veritate præditi
Isai. 10-20 Innitetur sup. Do. sanctum Israël in veritate
16- 5 Et sedebit super illud in veritate in tabern.
26- 2 Ingrediatur gens justa, custodiens veritatem
33-15 Qui ambulat in just. et loquitur veritatem
38- 3 Quomodo ambulaverim coram te in veritate
-18 Non expectabunt... veritatem tuam
-19 Pater filiis notam faciet veritatem tuam
39- 8 Fiat tantum pax et veritas in diebus meis
Isai. 42- 3 Non extinguet : in veritate educet judicium
48- 1 Recordamini non in veritate, neque in just.
59-14 Quia corruit in platea veritas
-15 Et facta est veritas in oblivionem
61- 8 Et dabo opus eorum in veritate
Jerem. 4- 2 Vivit Dominus, in veritate, et in judicio
9- 3 Quasi arcum mendacii et non veritatis
- 5 Et veritatem non loquentur
26-15 In veritate enim misit me Dominus ad vos
28- 9 Propheta, quem misit Dominus in veritate
32-41 Et plantabo eos in terra ista in veritate
33- 6 Revelabo illis deprecationem pacis et veritatis
42- 5 Sit Dominus inter nos testis veritatis et fidei
Baruc. 4-13 Neq. per semitas veritatis ej...ingressi sunt
Ezech. 18- 9 Judicia mea custodierit, ut faciat veritatem
Dan. 3-28 Quia in veritate et in judicio induxisti om.
7-16 Veritatem quærebam ab eo de omnibus his
8-12 Et prosternetur veritas in terra, et faciet
9-13 Et cogitaremus veritatem tuam
10-21 Quod expressum est in scriptura veritatis
11- 2 Et nunc veritatem annuntiabo tibi
Osee. 4- 1 Non est e. veritas, et non est misericordia
Mich. 7-20 Dabis veritatem Jacob, miseric. Abraham
Zach. 8- 3 Et vocabitur Jerusalem Civitas veritatis
- 8 Ero eis in Deum, in veritate et in justitia
-16 Loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo
Veritatem et judicium pacis judicate
-19 Veritatem tantum et pacem diligite
Malac. 2- 6 Lex veritatis fuit in ore ejus : et iniquitas non
1 Mac. 7-18 Dixerunt : Non est veritas et judicium in eis
2 Mac. 2-29 Veritatem quidem de singulis, auctoribus concedentes
7- 6 Dicentes : Dom. Deus aspiciet veritatem
Matth. 22-16 Verax es, et viam Dei in veritate doces
Marc. 5-33 Procidit ante eum, et dixit ei o. veritatem
12-14 Sed in veritate viam Dei doces
-32 Bene magister, in veritate dixisti
Luc. 1- 4 Verborum, de quib. eruditus es, veritatem
4-25 In veritate dico vobis, multæ viduæ erant
20-21 Sed viam Dei in veritate doces
Joan. 1-14 Et vidimus... plenum gratiæ et veritatis
-17 Gratia et veritas per Jesum Chr. facta est
3-21 Qui autem facit veritatem, venit ad lucem
4-23 Adorabunt Patrem in spiritu et veritate
-24 In spiritu et veritate oportet adorare
5-33 Et testimonium perhibuit veritati
8-32 Et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos
-40 Qui veritatem vobis locutus sum
-44 Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit : quia non est veritas in eo
-45 Ego a. si veritatem dico, non creditis mihi
-46 Si veritatem dico vobis, quare non creditis
14- 6 Ei Jesus : Ego sum via, et veritas, et vita
-17 Spiritum veritatis, quem mundus non potest
15-26 Spiritum veritatis, qui a Patre procedit
16- 7 Sed ego veritatem dico vobis : expedit vobis
-13 Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem
17-17 Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est
-19 Ut sint et ipsi sanctificati in veritate
18-37 Ut testimonium perhibeam veritati
Omnis, qui est ex veritate, audit vocem m.
-38 Dicit ei Pilatus : Quid est veritas?
Act. 10-34 Dixit : In veritate comperi
22- 3 Eruditus juxta veritatem paternæ legis
26-25 Sed veritatis et sobrietatis verba loquor
Rom. 1-18 Qui veritatem Dei in injustitia detinent
-25 Commutaverunt veritatem Dei in mendac.
2- 2 Judicium Dei est secundum veritatem in eos
- 8 Et qui non acquiescunt veritati, credunt
-20 Habentem formam scientiæ et veritatis
3- 7 Si e. veritas Dei in meo mendacio abundavit
9- 1 Veritatem dico in Christo, non mentior
15- 8 Propter veritatem Dei, ad confirmandas
1 Cor. 5- 8 Sed in azymis sinceritatis et veritatis
13- 6 Congaudet autem veritati
2 Cor. 4- 2 In manifestatione veritatis commendantes
6- 7 In verbo veritatis, in virtute Dei, per arma
7-14 Sicut omnia vobis in veritate locuti sumus
Ita et gloriatio nostra... veritas facta est
11-10 Est veritas Christi in me
12- 6 Non ero insipiens : veritatem enim dicam
13- 8 Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate
Galat. 2- 5 Ut veritas Evangelii permaneat apud vos
-14 Quod non recte ambularent ad veritatem
3- 1 Quis vos fascinavit non obedire veritati?
5- 7 Quis vos impedivit veritati non obedire?
Ephes. 1-13 Cum audissetis verbum veritatis
4-15 Veritatem a. facientes in charite, crescam.
-21 In ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu
Ephes. 4-24 Creatus est in justitia et sanctitate veritatis
-25 Loquimini veritatem, unusquisque cum proximo suo
5- 9 In omni bonitate, et justitia, et veritate
6-14 State ergo succincti lumbos vest. in veritate
Philip. 1-18 Sive per veritatem, Christus annuntietur
Colos. 1- 5 Quam audistis in verbo veritatis Evangelii
- 6 Audistis, et cognovistis grat. Dei in veritate
2 Thes. 2-10 Quod charitatem veritatis non receperunt
-11 Omnes, qui non crediderunt veritati
-12 In sanctificatione spiritus, et in fide veritatis
1 Tim. 2- 4 Omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire
- 7 Veritatem dico, non mentior
Doctor gentium in fide et veritate
3-15 Columna et firmamentum veritatis
4- 3 Fidelibus, et iis qui cognoverunt veritatem
6- 5 Et qui veritate privati sunt
2 Tim. 2-15 Recte tractantem verbum veritatis
-18 Qui a veritate exciderunt, dicentes resurr.
-25 Corripientem eos, qui resistunt veritati
Nequando Deus det illis pœnitentiam ad cognoscendam veritatem
3- 7 Nunq. ad scientiam veritatis pervenientes
- 8 Ita et hi resistunt veritati
4- 4 Et a veritate quidem auditum avertent
Tit. 1- 1 Secundum fidem... et agnitionem veritatis
-14 Hominum aversantium se a veritate
Hebr. 10-26 Post acceptam notitiam veritatis
Jacob. 1-18 Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis
3-14 Nolite... mendaces esse adversus veritatem
5-19 Si quis ex vobis erraverit a veritate
2 Petr. 1-12 Scientes et confirmatos vos in præsenti veritate
2- 2 Per quos via veritatis blasphemabitur
1 Joan. 1- 6 Mentimur, et veritatem non facimus
- 8 Nos seducimus, et veritas in nobis non est
2- 4 Mendax est, et in hoc veritas non est
-21 Non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem
Omne mendacium ex veritate non est
3-18 Non diligamus... lingua, sed opere et veritate
-19 Cognoscimus quoniam ex veritate sumus
4- 6 In hoc cognoscimus Spiritum veritatis
5- 6 Qui testificatur, quon. Christus est veritas
2 Joan. - 1 Quos ego diligo in veritate, et non ego solus
Sed et omnes, qui cognoverunt veritatem
- 2 Propter veritatem, quæ permanet in nobis
- 3 Sit vobisc. gratia... in veritate et charitate
- 4 Inveni de filiis tuis ambulantes in veritate
3 Joan. - 1 Quem ego diligo in veritate
- 3 Et testimonium perhibentibus veritati tuæ, sicut tu in veritate ambulas
- 4 Ut audiam filios meos in veritate ambulare
- 8 Ut cooperatores simus veritatis
-12 Demetrio testimonium redditur ab omnibus, et ab ipsa veritate

VERMICULATUS, A.

Cant. 1-10 Murenulas aureas faciemus tibi, vermiculatas argento

VERMICULUS. *Diminut. a vermis.*

2 Reg. 23- 8 Ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus

VERMICULUS, *pro colore purpureo.*

Exod. 35-25 Dederunt hyac., purpuram, et vermiculum
36-35 Velum de hyacintho, et purpura, vermiculo
-37 Ex hyacintho, purpura, vermiculo, byssoq.
38-18 Tentor. ex hyacintho, purpura, vermiculo
-23 Ex hyacintho, purpura, vermiculo, et bysso
39- 1 De hyac... vermiculo ac bysso fecit vestes
-22 Ex hyacintho, purpura, vermiculo, ac bysso
-28 Ac vermiculo bis tincto, arte plumaria
Levit. 14- 4 Ut offerat... vermiculumque et hyssopum
-49 Sumet... et vermiculum atque hyssopum
-52 Lignoq. cedrino, et hyssopo atq. vermiculo
Isai. 1-18 Rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt

VERMIS.

Exod. 16-20 Scatere cœpit vermibus, atque computruit
-24 Neque vermis inventus est in eo
Deut. 28-39 Quoniam vastabitur vermibus
Judith. 16-21 Dabit e. ignem et vermes in carnes eorum
Job. 17-14 Mater mea et soror mea, vermibus
21-26 In pulvere dormient, et vermes operient eos
24-20 Dulcedo illius vermes : non sit in recordat.
25- 6 Homo putredo, et filius hominis vermis
Psal. 21- 7 Ego autem sum vermis, et non homo
Prov. 25-20 Sicut tinea vestimento, et vermis ligno
Eccli. 7-19 Quon. vindicta carnis impii, ignis et vermis
10-13 Hæreditabit serpentes, et bestias, et vermes
19- 3 Putredo et vermes hæreditabunt illum

Isai. 14-11 Et operimentum tuum erunt vermes
41-14 Noli timere, vermis Jacob, qui mortui estis
51- 8 Sicut e. vestiment., sic comedet eos vermis
66-24 Vermis eorum non morietur
Jonæ. 4- 7 Et paravit Deus vermem ascensu diluculi
1 Mac. 2-62 Quia gloria ejus, stercus et vermis est
2 Mac. 9- 9 Ita ut de corpore impii vermes scaturirent
Marc. 9-43 Ubi vermis eorum non moritur
-45 Ubi vermis eorum non moritur
-47 Ubi vermis eorum non moritur
Act. 12-23 Et consumptus a vermibus, expiravit

VERNACULUS.

Gen. 14-14 Numeravit expeditos vernaculos suos trecentos decem et octo
15- 3 Et ecce vernaculus meus, hæres meus erit
17-12 Tam vernaculus, quam emptitius circumcidetur
-23 Tulit a... et omnes vernaculos domus suæ
-27 Tam vernaculi,quam emptitii et alienigenæ
Levit. 22-11 Et qui vernaculus domus ejus fuerit
Jerem. 2-14 Numquid servus est Israël, aut vernaculus?

VERNUS, UM.

Gen. 35-16 Venit verno tempore ad terram quæ ducit
48- 7 In ipso itinere, eratque vernum tempus
Exod. 34-18 Mense enim verni temporis egressus es
Deut. 16- 1 Observa... et verni primum temporis
Eccli. 50- 8 Et quasi flos rosarum in diebus vernis

VERO.

Gen. 2-14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris
Deinceps omittitur.

VERSATILIS.

Gen. 3-24 Et flammeum gladium atque versatilem
Eccli. 33- 5 Et quasi axis versatilis cogitatus illius

VERSIPELLIS.

Prov. 14-25 Et profert mendacia versipellis

VERSO, VERSOR.

Gen. 21-23 Mihi, et terræ in qua versatus es advena
Deut. 5- 8 Deorsum,et quæ versantur in aquis sub terra
8- 2 Et nota fierent quæ in t. animo versabantur
12-19 In omni tempore quo versaris in terra
15-11 Egeno et pauperi, qui tec. versatur in terra
28- 1 Cunctis gentibus, quæ versantur in terra
-43 Advena,qui tecum versatur in terra,ascend.
31-13 Cunctis diebus quibus versantur in terra
Josue. 9- 1 Qui versabantur in montanis,et campestrib.
1 Reg. 23-25 Et versabatur in deserto Maon
1 Par. 21-12 Et pestilentiam versari in terra, et Angelum
Esth. 3- 2 Servi regis, qui in forib. palatii versabantur
9-18 Die ejusdem mensis in cæde versati sunt
-30 Qui in...provinciis reg. Assueri versabantur
Psal. 40- 4 Univ. stratum ej. versasti in infirmitate ej.
Prov. 13-13 Qui a. timet præceptum, in pace versabitur
18- 2 Nisi ea dixeris quæ versantur in corde ejus
Eccle. 8-16 Intelligerem distent. quæ versatur in terra
Eccli. 38-27 Cor suum dabit ad versandos sulcos
50-30 Beatus, qui in istis versatur bonis
Jerem. 46-21 Qui versabantur in medio ejus, quasi vituli

VERSUS.

Exod. 28-17 In primo versu erit lapis sardius,et topazius
39-10 In primo versu erat sardius, topazius
3 Reg. 7-17 Septena versuum retiacula in capitello uno
-42 Duos versus malogranat. in retiaculis sing.
2 Par. 4- 3 Quasi duob. versibus alvum maris circuib.

VERSUTIA.

Sap. 8- 8 Scit versutias sermonum, et dissolutiones
Eccli. 39- 2 Et in versutias parabolarum simul introibit
Marc. 12-15 Qui sciens versutiam illorum, ait illis

VERSUTUS.

Prov. 12-23 Homo versutus celat scientiam
14-17 Et vir versutus odiosus est

VERTEX.

Gen. 49-26 Fiant...et in vertice Nazaræi inter fratres s.
Exod. 17- 9 Cras ego stabo in vertice collis, habens virg.
-10 Aar. et Hur ascenderunt sup. verticem collis
19-20 Super montem Sinai in ipso montis vertice
24-17 Quasi ignis ardens super verticem montis
34- 2 Stabisque mecum super verticem montis
Num. 14-40 Surgentes ascenderunt verticem montis
-44 Contenebrati ascender. in verticem montis
21-20 Vallis est in regione Moab,in vertice Phasga
23-14 Sup. verticem montis Phasga ædificavit Bal.
-28 Cumque duxisset eum super verticem montis Phogor
Deut. 28-35 A planta pedis usque ad verticem tuum
33-15 De vertice antiquorum montium, de pomis
33-16 Et super verticem Nazaræi inter fratres suos
-20 Requievit, cepitque brachium et verticem
34- 1 Ascendit ergo Moyses.. in verticem Phasga
Josue. 15- 8 Et inde se erigens ad verticem montis
- 9 Pertransitq. a vertice montis usq.ad fontem
Judic. 9- 7 Ivit, et stetit in vertice montis Garizim
16- 3 Humeris suis portavit ad verticem montis
1 Reg. 26-13 Cumq..et stetisset in vertice montis de longe
2 Reg. 14-25 Usq. ad verticem non erat in eo ulla macula
16- 1 Cumque David transisset paululum montis verticem
3 Reg. 18-42 Elias autem ascendit in verticem Carmeli
4 Reg. 1- 9 Sedentique in vertice montis, ait: Homo D.
Judith. 4- 3 Et præoccupaverunt om. vertices montium
Job. 2- 7 A planta pedis usque ad verticem ejus
22-12 Et super stellarum verticem sublimetur
Psal. 7-17 In verticem ipsius iniquitas ejus descendet
67-22 Verticem capilli perambulantium in delictis
Prov. 8- 2 In summis excelsisq. verticibus supra viam
Cant. 4- 8 Coronaberis...de vertice Sanir et Hermon
Isai. 1- 6 Usque ad verticem non est in eo sanitas
2- 2 Mons domus Domini in vertice montium
3-17 Decalvabit Dominus verticem filiar. Sion
28- 1 Qui erant in vertice vallis pinguissimæ
- 4 Qui est super verticem vallis pinguium
30-17 Quasi malus navis in vertice montis
42-11 De vertice montium clamabunt
Jerem. 2-16 Constupraverunt te usque ad verticem
48-45 Devorabit... et verticem filiorum tumultus
Ezech. 17-22 De vertice ramorum ej. tenerum distringam
Dan. 14-35 Et apprehendit eum... in vertice ejus
Amos. 1- 2 Et exsiccatus est vertex Carmeli
9- 3 Et si absconditi fuerint in vertice Carmeli
Mich. 4- 1 Præparatus in vertice montium, et sublimis

VERTIGO.

Isai. 19-14 Miscuit in medio ejus spiritum vertiginis

VERTO.

Gen. 14-10 Rex Sodom. et Gomorrhæ, terga verterunt
19-26 Uxor ejus post se, versa est in statuam salis
41-45 Vertitq. nomen ej., et vocavit eum.. Salvat.
50-20 Deus vertit illud in bonum, ut exaltaret me
Exod. 4- 3 Versa est in colubrum, ita ut fugeret Moys.
- 4 Extendit, et tenuit, versaque est in virgam
- 9 Hauseris de fluvio, vertetur in sanguinem
7- 9 Projice eam... ac vertetur in colubrum
-10 Quæ versa est in colubrum
-12 Virgas suas, quæ versæ sunt in dracones
-17 Aquam fluminis, et vertetur in sanguinem
-19 O. lacus aquar., ut vertantur in sanguinem
-20 Quæ versa est in sanguinem
8-17 Omnis pulvis terræ versus est in sciniphes
14-21 Abstulit illud Dominus...et vertit in siccum
15-25 Quod cum misisset in aquas, in dulcedinem versæ sunt
23-27 Inimicorum tuorum coram te terga vertam
25-20 Mutuo versis vultibus in propitiatorium
Levit. 13-13 Eo quod omnis in candorem versa sit
-16 Quod si rursum versa fuerit in alborem
-20 Qui cum viderit... et pilos versos in candor.
-25 Et ecce versa est in alborem
Num. 11-20 Donec exeat... et vertatur in nauseam
20- 3 Et versi in seditionem, dixerunt: Utinam
21-33 Verteruntq., et ascenderunt per viam Basan
28-14 Menses, qui sibi anno vertente succedunt
32-38 Et Nabo, et Baalmeon, versis nominibus
Deut. 23- 5 Vertitq. maledictionem ej. in benedictionem
Josue. 7- 4 Qui statim terga vertentes, percussi sunt
- 8 Videns Israëlem hostibus s. terga vertentem
8- 5 Sicut ante fecim., fugiem. et terga vertemus
Judic. 20-31 Cæderent per duas semitas vertentes terga
-41 Versa facie fortius resistebant. Quod cum vidissent filii Benj., in fugam versi sunt
1 Reg. 4- 2 Inito a. certamine, terga vertit Isr. Philist.
10-12 Propterea versum est in proverbium
13-18 Verterat se ad iter termini imminentis
14-20 Et ecce versus fuerat gladius uniuscujusque
-32 Et versus ad prædam, tulit oves et boves
-47 Et quocumque se verterat, superabat
15-19 Sed versus ad prædam es, et fecisti malum
31- 3 Totumque pondus prælii versum est in Saül
2 Reg. 11- 1 Factum est a., vertente anno, eo tempore
14- 1 Quod cor regis versum esset ad Absalom
-20 Ut verterem figuram sermonis hujus
19- 2 Et versa est victoria in luctum in die illa
- 3 Quomodo declinare solet pop. versus et fug.
24-17 Vertatur, obsecro, manus tua contra me
3 Reg. 2- 3 Ut intelligas... et quocumque te verteris
18-45 Cumque se verteret huc atque illuc
20-40 Dum... turbatus huc illucq. me verterem
22-34 Verte manum tuam, et ejice me de exercitu
4 Reg. 5-12 Cum ergo vertisset se, et abiret indignans
21-13 Et delens vertam, et ducam crebrius stylum
23-34 Vertitque nomen ejus Joakim
1 Par. 21-16 Vidit... gladium... versum contra Jerusal.
-17 Deus m., vertatur, obsecro, manus t. in me
2 Par. 3-13 Facies eor. erant versæ ad exterior. domum
20-22 Vertit Dom. insidias eorum in semetipsos
-23 In semetipsos versi, mutuis concidere vuln.
32- 2 Et totum belli impetum verti contra Jerus.
36- 4 Et vertit nomen ejus Joakim
Esth. 2-12 Mensis duodecimus vertebatur
9- 1 Versa vice Judæi superiores esse cœperunt
-24 Phur, quod nostra lingua vertitur in sortem
16-21 Hanc e. diem... luctus, eis vertit in gaudium
Job. 3- 4 Dies ille vertatur in tenebras
17-12 Noctem verterunt in diem
20-14 Panis ej. in utero illius vertetur in fel aspid.
23- 9 Si me vertam ad dexteram, non videbo illum
28- 2 Et lapis solutus calore, in æs vertitur
30- 9 Nunc in eorum canticum versus sum
-31 Versa est in luctum cithara mea,et organum
41-19 In stipulam versi sunt ei lapides fundæ
Prov. 12- 7 Verte impios, et non erunt
17- 8 Quocumque se vertit, prudenter intelligit
-20 Et qui vertit linguam, incidet in malum
26-14 Sicut ostium vertitur in cardine s., ita piger
Eccle. 4- 1 Verti me ad alia, et vidi calumnias
9-11 Verti me ad aliud, et vidi sub sole
Isai. 1-22 Argentum tuum versum est in scoriam
5-17 Deserta in ubert. versa advenæ comedent
9-11 Et inimicos ejus in tumultum vertet
44-25 Et ariolos in furorem vertens
45- 1 Dorsa regum vertam, et aperiam coram eo
64-11 O. desiderabilia nostra versa sunt in ruinas
Jerem. 2-27 Verterunt ad me tergum, et non faciem
32-33 Et verterunt ad me terga, et non facies
44- 6 Et versæ sunt in solitudinem et vastitatem
46- 5 Vidi ipsos pavidos, et terga vertentes
-21 Quasi vituli saginati versi sunt, et fugerunt
49- 8 Fugite, et terga vertite, descendite in vorag.
-24 Dissoluta est Damascus, versa est in fugam
50-23 Quomodo versa est in desertum Babylon.
Thren. 3- 3 Tantum in me vertit, et convertit manum s.
5- 2 Hæreditas nostra versa est ad alienos
-15 Versus est in luctum chorus noster
Ezech. 18- 2 Parabolam vertitis in proverbium istud
22-18 Versa est mihi domus Israël in scoriam
-19 Eo quod versi estis omnes in scoriam
33-31 Quia in canticum oris sui vertunt illos
41-12 Versumque ad viam respicientem ad mare
43-17 Gradus autem ejus versi ad Orientem
1 Mac. 11-55 Et fugit, et terga vertit
2 Mac. 8-13 Et non credentes... in fugam vertebantur
9- 2 Sed multitudine ad arma concurrente, in fugam versi sunt
11-12 Universos autem in fugam verterunt
12-22 Et in fugam versi sunt, alius ab alio
Marc. 3-21 Dicebant enim: Quon. in furorem versus est
Joan. 16-20 Sed tristitia vestra vertetur in gaudium
Hebr. 11-34 Castra verterunt exterorum

VERUM. *Conjunctio.*

4 Reg. 17-19 Verum ambulavit in erroribus Israël
2 Par. 6- 9 Non tu ædificabis domum, verum filius tuus
35-22 Verum perrexit ut dimicaret in campo Mag.
Eccli. 33-30 Verum sine judicio nihil facias grave
Isai. 28- 7 Verum hi quoque præ vino nescierunt
-28 Verum non in perp. triturans triturabit ill.
Joel. 3- 4 Verum quid mihi et vobis, Tyrus et Sidon
2 Mac. 5-19 Verum non propter locum, gentem... elegit
Philip. 2-27 Non solum autem ejus, verum etiam et mei
Hebr. 6-12 Ut non segnes efficiamini, verum imitatores

VERUMTAMEN.

Gen. 15-14 Verumtamen gentem, cui servituri sunt
Exod. 8-28 Verumtamen longius ne abeatis, rogate
-29 Verumtamen noli ultra fallere
Num. 24-14 Verumtamen pergens ad populum meum
1 Reg. 2-33 Verumtamen non auferam penitus virum
8- 9 Verumtamen contestare eos, et prædic eis
12-20 Verumtamen nolite recedere a tergo Dom.
15-35 Verumtamen lugebat Samuël Saülem
2 Reg. 12-14 Verumtamen quoniam blasphemare fecisti
23-23 Verumtamen usque ad tres non pervenerat
3 Reg. 1-20 Verumtamen, domine mi rex, in te oculi
8-19 Verumtamen tu non ædificabis mihi domum
11-12 Verumtamen in diebus tuis non faciam
-39 Verumtamen non cunctis diebus
15-14 Verumtamen cor Asa perfectum erat
-23 Verumtamen in temp. senectutis suæ doluit
17-13 Verumtamen mihi prim. fac de ipsa farinula
18-19 Verumtamen nunc mitte, et congrega ad me
22-44 Verumtamen excelsa non abstulit
4 Reg. 3- 3 Verumtamen in peccatis Jerob... adhæsit
10-29 Verumtamen a peccatis Jerob.. non recessit
12- 3 Verumtamen excelsa non abstulit
-13 Verumtamen non fiebant ex eadem pecunia
13- 6 Verumtamen non recesserunt a peccatis

4 Reg. 14- 3 Verumtamen non ut David pater ejus
15- 4 Verumtamen excelsa non est demolitus
-35 Verumtamen excelsa non abstulit
22- 7 Verumtamen non supputetur eis argentum
23- 9 Verumtamen non ascendebant sacerdotes
-26 Verumtamen non est aversus Dom. ab ira
1 Par. 11-21 Verumtamen usq. ad tres primos non perv.
-25 Verumtamen ad tres usque non pervenerat
2 Par. 12- 8 Verumtamen servient ei, ut sciant distant.
-12 Verumtamen quia humiliati sunt, aversa est
20-33 Verumtamen excelsa non abstulit
21-20 Verumtamen non in sepulcro regum
25- 2 Verumtamen non in corde perfecto
1 Esdr. 10-13 Verumtamen quia populus multus est
Job. 2- 6 Verumtamen animam illius serva
6-28 Verumtamen quod cœpistis explete
13-15 Verumtamen vias meas... arguam
21-16 Verumtamen quia non sunt in manu eorum
30-24 Verumtamen non ad consumptionem eorum
33- 7 Verumtamen miraculum m. non te terreat
Psal. 31- 6 Verumtamen in diluvio aquarum multarum
38- 6 Verumtamen univ. vanitas, o. homo vivens
- 7 Verumtamen in imagine pertransit homo
-12 Verumtamen vane conturbatur omnis homo
48-16 Verumtamen Deus redimet animam meam
61- 5 Verumtamen pretium meum cogitaverunt
- 6 Verumtamen Deo subjecta esto, anima mea
-10 Verumtamen vani filii hominum, mendaces
67-22 Verumtamen Deus confringet capita inimic.
72-18 Verumtamen propter dolos posuisti eis
74- 9 Verumtamen fæx ejus non est exinanita
84-10 Verumtamen prope timentes eum salutare
90- 8 Verumtamen oculis tuis considerabis
139-14 Verumtamen justi confitebuntur nomini t.
Eccli. 29-11 Verumtamen super humilem animo fortior
41-19 Verumtamen reveremini in his, quæ proc.
Isai. 14-15 Verumtamen ad infernum detraheris
43-24 Verumtamen servire me fecisti in peccatis t.
63- 8 Verumtamen populus meus est, filii non neg.
Jerem. 3-13 Verumtamen scito iniquitatem tuam
5-18 Verumtamen in diebus illis, ait Dominus
10-24 Verumtamen in judicio, et non in furore t.
12- 1 Verumtamen justa loquar ad te
26-15 Verumtamen scitote, et cognoscite
28- 7 Verumtamen audi verbum hoc, quod ego
36-25 Verumtamen Elnathan, et Dalaias, et Gam.
Dan. 4-12 Verumtamen germen radicum ejus in terra
10-21 Verumtamen annuntiabo tibi quod expressum est
Osee. 4- 4 Verumtamen unusquisque non judicet
12- 8 Verumtamen dives effectus s., inveni idolum
Amos. 9- 8 Verumtamen conterens non conteram dom.
Jonæ. 2- 5 Verumtamen rursus videbo templum sanc.
Mich. 3- 8 Verumtamen ego repletus sum fortitudine
Soph. 3- 7 Verumtamen diluculo surgentes corruper.
Zach. 1- 6 Verumtamen verba mea, et legitima mea
Matth. 11-22 Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni
-24 Verumtamen dico vobis, quia terræ Sodom.
18- 7 Verumtamen væ homini illi, per quem
26-39 Verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu
-64 Verumtamen dico vobis, amodo videbitis
Luc. 6-24 Verumtamen væ vobis divitibus
-35 Verumtamen diligite inimicos vestros
10-14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit
-20 Verumtamen in hoc nolite gaudere
11-41 Verumtamen quod superest, date eleemos.
12-31 Verumtamen quærite primum regnum Dei
13-33 Verumtamen oportet me hodie... ambulare
18- 8 Verumtamen Filius hominis veniens
19-27 Verumtamen inimicos meos... adducite huc
22-21 Verumtamen ecce manus tradentis me
-22 Verumtamen væ homini illi, per quem
-42 Verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat
Joan. 12-42 Verumtamen et ex principib. multi credid.
1 Cor. 11-11 Verumtamen neque vir sine muliere
Ephes. 5-33 Verumtamen et vos singuli, unusquisque
Philip. 3- 8 Verumtamen existimo omnia detrimentum
-16 Verumtamen ad quod pervenimus
4-14 Verumtamen bene fecistis, communicantes

VERUS, A, UM.

Exod. 23- 2 Nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ, ut a vero devies
Num. 13-28 Quæ re vera fluit lacte et melle
Deut. 17- 4 Inquisieris dilig., et verum esse repereris
22-20 Quod si verum est quod objicit
25-15 Pondus habebis justum et verum, et modius æqualis et verus erit tibi
Josue. 2-12 Detisque mihi verum signum
14- 7 Nuntiavique ei quod mihi verum videbatur
24-14 Et servite ei perfecto corde atque verissimo
2 Reg. 7-28 Deus, tu es Deus, et verba tua erunt vera
3 Reg. 10- 6 Verus est sermo, quem audivi in terra mea
17-24 Et verbum Domini in ore tuo verum est
22-16 Ut non loquaris mihi nisi quod verum est
2 Par. 9- 5 Verus est sermo quem audieram in terra m.
15- 3 Transibunt autem multi dies in Israel absque Deo vero
18-15 Ut mihi non loquaris, nisi quod verum est
31-20 Operatusq. est bonum, et rectum, et verum
Judith. 6- 5 Porro a. si prophetiam t. veram existimas
8-28 Omnia, quæ locuta es, vera sunt
Psal. 18-10 Judicia Dom. vera, justificata in semetipsa
Eccle. 9- 2 Ut perjurus, ita et ille qui verum dejerat
Sap. 1- 6 Et cordis illius scrutator est verus
2-17 Videamus ergo si sermones illius veri sint
-18 Si enim est verus Filius Dei, suscipiet illum
6-18 Verissima est disciplinæ concupiscentia
7-17 Dedit mihi hor., quæ sunt, scientiam veram
12-27 Illum... verum Deum agnoverunt
15- 1 Tu autem Deus noster, suavis et verus es
Eccli. 4-24 Pro anima tua ne confundaris dicere verum
5-13 Et cum sapientia proferas responsum verum
25-12 Beatus, qui invenit amicum verum
31-29 Et testimonium nequitiæ illius verum est
34- 4 Et a mendace quid verum dicetur?
37-18 Anima viri sancti enuntiat aliquando vera
Jerem. 2-21 Ego autem plantavi... omne semen verum
10-10 Dom. a. Deus verus est: ipse Deus vivens
14-13 Sed pacem veram dabit vobis in loco isto
Ezech. 18- 8 Judicium verum fecerit inter virum et vir.
43-13 Istæ a. mensuræ altaris in cubito verissimo
Dan. 2- 9 Interpretationem q. ejus veram loquamini
-45 Et verum est somnium, et fidelis interpret.
3-27 Et universa opera tua vera, et viæ tuæ rectæ, et omnia judicia tua vera
-28 Judicia enim vera fecisti juxta omnia
-31 Quæ fecisti nobis, in vero judicio fecisti
4-34 Quia omnia opera ejus vera
6-12 Verus est sermo, juxta decretum Medorum
8-26 Et visio... quæ dicta est, vera est
10- 1 Et verbum verum, et fortitudo magna
13-48 Neque quod verum est cognoscentes
Zach. 7- 9 Judicium verum judicate, et misericordiam
2 Mac. 3- 8 Re vera a. regis propositum perfecturus
Luc. 16-11 Quod verum est, quis credet vobis?
Joan. 1- 9 Erat lux vera, quæ illuminat om. hominem
4-23 Quando veri adoratores adorabunt Patrem
-37 In hoc enim est verbum verum
5-31 Testimonium meum non est verum
-32 Et scio quia verum est testimonium
6-32 Pater meus dat vobis panem de cœlo verum
7-28 Sed est verus, qui misit me, quem vos nesc.
8-13 Testimonium tuum non est verum
-14 Verum est testimonium meum
-16 Et si judico ego, judicium meum verum est
-17 Quia duorum hominum testimon. verum est
10-42 Quæcumq. dixit Joannes de hoc, vera erant
15- 1 Ego sum vitis vera: et Pater meus agricola
17- 3 Ut cognoscant te, solum Deum verum
19-35 Testimonium perhibuit: et verum est testimonium ejus. Et ille scit quia vera dicit
21-24 Et scimus, quia verum est testimonium ej.
Act. 12- 9 Et nesciebat quia verum est, quod fiebat
Galat. 4-16 Inim. vob. factus sum, verum dicens vobis?
Philip. 4- 8 De cætero, fratres, quæcumque sunt vera
1 Thes. 1- 9 Conversi estis... servire Deo vivo et vero
1 Tim. 6-19 In futurum, ut apprehendant veram vitam
Tit. 1-13 Testimonium hoc verum est
Hebr. 8- 2 Sanctorum minister, et tabernaculi veri
9-24 Non enim in manufacta sancta Jesus introivit, exemplaria verorum
10-22 Accedamus cum vero corde in plenitudine
1 Petr. 5-12 Et contestans, hanc esse veram gratiam Dei
2 Petr. 2-22 Contigit enim eis illud veri proverbii
1 Joan. 2- 8 Quod verum est et in ipso et in vobis Tenebræ transier. et verum lumen jam lucet
-27 Et verum est, et non est mendacium
5-20 Et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum, et simus in vero Filio ejus Hic est verus Deus, et vita æterna
3 Joan. -12 Nosti quoniam testimonium nost. verum est
Apoc. 3- 7 Hæc dicit Sanctus et Verus, qui habet clav.
-14 Hæc dicit: Amen, testis fidelis et verus
6-10 Usquequo Do. (sanctus et verus) non judicas
15- 3 Justæ et veræ sunt viæ tuæ, rex sæculorum
16- 7 Deus omnipotens, vera et justa judicia tua
19- 2 Quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicavit
- 9 Et dicit mihi: Hæc verba Dei vera sunt
21- 5 Scribe, quia hæc verba fideliss. sunt et vera
22- 6 Hæc verba fidelissima sunt et vera

VESANIA.

Esth. 16- 5 Et in tantum vesaniæ proruperunt
2 Petr. 2-16 Correptionem vero habuit suæ vesaniæ

VESANUS.

Soph. 3- 4 Prophetæ ejus vesani, viri infideles

VESCOR.

Gen. 1-30 Est anima vivens, ut habeant ad vescendum
2- 9 Lignum pulchr. visu, et ad vescendum suave
3- 2 De fructu lignorum... vescimur
- 6 Quod bonum esset lignum ad vescendum
-19 In sudore vultus tui vesceris pane
24-54 Vescentes pariter et bibentes manserunt ibi
25-28 Eo quod de venationibus illius vesceretur
27- 9 Escas patri tuo, quibus libenter vescitur
28-20 Et dederit mihi panem ad vescendum
39- 6 Nec quidquam aliud noverat, nisi panem quo vescebatur
43-32 Ægyptiis quoque qui vescebantur simul
Exod. 12- 4 Ut sufficere possit ad vescendum agnum
-16 Exceptis his, quæ ad vescendum pertinent
-48 Circumcisus non fuerit, non vescetur ex eo
13- 6 Septem diebus vesceris azymis
16-15 Panis, quem Do. dedit vobis ad vescendum
-16 Colligat... quantum sufficit ad vescendum
-21 Quantum sufficere poterat ad vescendum
29-32 Quibus vescetur Aaron, et filii ejus
-33 Alienigena non vescetur ex eis, quia sancti s.
34-18 Sept. diebus vesceris azymis, sicut præcepi
Levit. 6-29 Omnis masculus... vescetur de carnibus ej.
7- 6 In loco sancto vescetur his carnibus
-16 Si quid in crast. remanserit, vesci licitum est
-19 Qui fuerit mundus, vescetur ex ea
11- 8 Horum carnibus non vescemini
- 9 Quæ gignuntur in aquis, et vesci licitum est
14- 4 Quibus vesci licitum est, et lignum cedrin.
17-13 Feram vel avem, quibus vesci licitum est
21-22 Vescetur tamen panibus qui offeruntur
22- 4 Non vescetur de his quæ sanctificata s. mihi
- 6 Et non vescetur his quæ sanctificata sunt
- 7 Tunc mundatus vescetur de sanctificatis
-10 Et mercenarius, non vescentur ex eis
-12 Et de primitiis non vescetur
25-19 Quibus vescamini usque ad saturitatem
Num. 11- 4 Quis dabit nobis ad vescendum carnes?
13-21 Quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt
18-11 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
-13 Qui mundus est in domo tua, vescetur eis
28-17 Septem diebus vescentur azymis
Deut. 2-28 Alimenta pretio vende nobis, ut vescamur
12-20 Et volueris vesci carnibus, quas desiderat
-22 Sicut comeditur caprea et cervus, ita vesceris eis
Mundus et immund. in commune vescentur
-27 Carnibus autem ipse vesceris
14- 8 Carnibus eorum non vescemini
-21 Quidq. a. morticinum est, ne vescamini ex eo
15-22 Simil. vescentur eis, quasi caprea et cervo
20- 6 Communem, de qua vesci omnibus liceat
-19 Non succides arbores, de quib. vesci potest
Judic. 13- 7 Cave... ne aliquo vescaris immundo
-14 Siceram non bibat, nullo vescatur immundo
Ruth. 2-14 Quando hora vescendi fuerit, veni huc
1 Reg. 9-13 Anteq. ascendat excelsum ad vescendum
14-34 Et vescimini, et non peccabitis Domino
20- 5 Sedere soleo juxta regem ad vescendum
-27 Cur non venit filius Isai... ad vescendum?
2 Reg. 9-13 Quia de mensa regis jugiter vescebatur
13-10 Infer cib. in conclave ut vescar de manu tua
16- 2 Panes et palathæ ad vescendum pueris tuis
17-29 Dederuntque David et pop... ad vescendum
3 Reg. 1-25 Illisque vescentibus et bibentibus coram eo
1 Par. 12-40 Afferebant panes... ad vescendum
Job. 1-18 Filiis tuis et filiabus vescentibus et bibentib.
Prov. 23-20 Qui carnes ad vescendum conferunt
Eccle. 10-17 Et cujus principes vescuntur in tempore suo
Isai. 37-30 Et in anno secundo pomis vescere
Thren. 4- 5 Qui vescebantur voluptuose, interierunt
Ezech. 4-10 Cibus a. tuus quo vesceris, erit in pondere
42-13 In quibus vescuntur sacerdotes
Dan. 1-12 Et dentur nobis legumina ad vescendum
-13 Vultus puerorum, qui vescuntur cibo regio
-15 Præ om. pueris, qui vescebantur cibo regio
4- 9 Et ex ea vescebatur omnis caro
Osee. 11- 4 Et declinavi ad eum ut vesceretur
Joel. 2-26 Et comedetis vescentes, et saturabimini
2 Mac. 5-27 Et fœni cibo vescentes, demorabantur
6-21 Rogabant afferri carnes, quibus vesci ei licebat

VESICA.

Exod. 9- 9 Et vesicæ turgentes in universa terra Ægyp.
-10 Factaq. sunt ulcera vesicarum turgentium

VESICULA.

Levit. 1-16 Vesiculam vero gutturis, et plumas projiciet

VESPA.

Sap. 12- 8 Et misisti antecessores exercitus tui vespas

VESPERA, VESPERUS.

Gen. 8-11 At illa venit ad eum ad vesperam
30-16 Redeuntique ad vesperam Jacob de agro
Exod. 12- 6 Immolabitque eum... ad vesperam
-18 Ad vesperam comedetis azyma usq. ad diem
18-13 Assistebat Moysi a mane usq. ad vesperam
-14 Pop. præstolatur de mane usq. ad vesperam
29-41 Alterum vero agnum offeres ad vesperam
30- 8 Et quando collocabit eas ad vesperum
Levit. 11-24 Et erit immundus usque ad vesperum
-27 Polluetur usque ad vesperum
-28 Et immundus erit usque ad vesperum
-31 Immundus erit usque ad vesperum
-32 Et polluta erunt usque ad vesperum
-39 Immundus erit usque ad vesperum
-40 Et immundus erit usque ad vesperum
14-46 Immundus erit usque ad vesperum
15- 5 Immundus erit usque ad vesperum
- 6 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
- 7 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
- 8 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
-10 Pollutum erit usque ad vesperum
Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
-11 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
-16 Et immundus erit usque ad vesperum
-17 Et immunda erit usque ad vesperum
-18 Et immunda erit usque ad vesperum
-20 Immundus erit usque ad vesperum
-22 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
-23 Lotus aqua, pollutus erit usq. ad vesperum
-27 Lotus aqua, immund. erit usq. ad vesperum
22- 6 Immundus erit usque ad vesperum
23- 5 Quarta decima die mensis ad vesperum
-32 A vespera usque ad vesperam celebrabitis
Num. 9- 3 Quarta decima die mensis huj. ad vesperam
- 5 Quarta decima die mensis ad vesperam
-11 Quarta decima die mensis ad vesperam
19- 7 Commaculatusque erit usque ad vesperum
- 8 Et immundus erit usque ad vesperum
-10 Immundus erit usque ad vesperum
-19 Et immundus erit usque ad vesperum
-21 Immundus erit usque ad vesperum
-22 Immunda erit usque ad vesperum
28- 4 Unum offeretis mane, et alter. ad vesperum
- 8 Agnum similiter offeretis ad vesperam
Deut. 23-11 Priusquam ad vesperam lavetur aqua
28-67 Mane dices: Quis mihi det vesperum?
Josue. 5-10 Ad vesperum, in campestribus Jericho
7- 6 Coram arca Domini usque ad vesperam
8-29 Suspendit in patibulo usque ad vesperam
10-26 Fueruntque suspensi usque ad vesperum
Judic. 19- 9 Quod dies... et propinquat ad vesperum
20-26 Jejunaveruntq. die illo usque ad vesperam
21- 2 In conspectu ej. sedentes usque ad vesperam
Ruth. 2-17 Collegit ergo in agro usque ad vesperam
1 Reg. 14-24 Vir, qui comederit panem usq. ad vesperam
20- 5 In agro usque ad vesperam diei tertiæ
30-17 A vespere usque ad vesperam alterius diei
2 Reg. 1-12 Jejunaverunt usque ad vesperam sup. Saül
1 Par. 23-30 Similiterque ad vesperam
2 Par. 13-11 Ut ascendantur semper ad vesperam
18-34 Stabat in curru suo... usque ad vesperam
Job. 4-20 De mane usque ad vesperam succidentur
7- 4 Et rursum expectabo vesperam, et replebor
11-17 Merid. fulgor consurget tibi ad vesperam
38-32 Vesperum sup. filios terræ consurgere facis
Psal. 29- 6 Ad vesperum demorabitur fletus
58- 7 Convertentur ad vesperam: et famem
-15 Convertentur ad vesperam: et famem
103-23 Et ad operationem suam usq. ad vesperum
Eccli. 18-26 A mane usq. ad vesperam immutab. tempus
Isai. 5-11 Et potandum usque ad vesperam
21-13 In saltu ad vesperam dormietis, in semitis
38-12 De mane usque ad vesperam finies me
-13 De mane usque ad vesperam finies me
Jerem. 5- 6 Lupus ad vesperam vastavit eos
Ezech. 46- 2 Porta a. non claudetur usq. ad vesperam
Dan. 8-14 Et dixit ei: Usque ad vesperam et mane
Soph. 2- 7 In domibus Ascalonis ad vesperam requiescent
1 Mac. 9-13 Prælium a mane usque ad vesperam
10-80 Jacula in popul. a mane usque ad vesperam
Marc. 11-11 Cum jam vespera esset hora, exiit in Bethan.
-19 Et cum vespera facta esset, egrediebatur
Act. 4- 3 Erat enim jam vespera
28-23 Suadensq. eis... a mane usque ad vesperam

VESPERE *et* VESPERI.

Gen. 1- 5 Factumque est vespere et mane, dies unus
- 8 Factum est vespere et mane, dies secundus
-13 Et factum est vespere et mane, dies tertius
-19 Et factum est vespere et mane, dies quartus
23 Et factum est vespere et mane, dies quintus
-31 Et factum est vespere et mane, dies sextus
19- 1 Venerunt duo Angeli Sodomam vespere
24-11 Extra oppidum juxta puteum aquæ vespere
29-23 Vespere Liam filiam s. introduxit ad eum
49-27 Comedet prædam, et vespere dividet spolia
Exod. 16- 6 Vespere scietis quod Dominus eduxerit vos
- 8 Dabit vobis Dominus vespere carnes edere
-12 Loquere ad eos: Vespere comedetis carnes
-13 Factum est ergo vespere, et ascendens
29-39 Unum agnum mane, et alterum vespere
Levit. 6-20 Medium ejus mane, et medium ejus vespere
24- 3 Ponetq. eas Aaron a vespere usque ad mane
Num. 9-15 A vespere a. super tentor. erat quasi species
-21 Si fuisset nubes a vespere usque mane
Deut. 16- 4 De carnibus ej. quod immolatum est vespere
- 6 Immolabis Phase vespere ad solis occasum
28-67 Dices... et vespere: Quis mihi det mane?
Judic. 19-16 Revertens de agro et de opere suo vesperi
1 Reg. 17-16 Procedebat vero Philisth. mane et vespere
30-17 A vespere usque ad vesperam
2 Reg. 11-13 Qui egressus vespere, dormivit in strato s.
3 Reg. 17- 6 Deferebant... panem et carnes vesperi
22-35 Et mortuus est vespere
4 Reg. 5-24 Cumque venisset jam vesperi, tulit de manu
7- 5 Surrex. ergo vesperi, ut venirent ad castra
1 Par. 16-40 Mane et vespere, juxta omnia quæ scripta s.
2 Par. 2- 4 Et ad holocautomata mane et vespere
13-11 Per singulos dies mane et vespere
31- 3 Ut.. offerretur holoc. mane semp. et vespere
1 Esdr. 3- 3 Obtulerunt..holocaust.Do. mane et vespere
Judith. 12- 9 Usque dum acciperet escam suam in vespere
Esth. 2-14 Quæ intraverat vespere, egrediebatur mane
Psal. 54-18 Vespere, et mane, et meridie narrabo
64- 9 Exitus matutini et vespere delectabis
89- 6 Vespere decidat, induret, et arescat
Eccle. 11- 6 Vespere ne cesset manus tua
Isai. 17-14 In tempore vespere, et ecce turbatio
Jerem. 6- 4 Quia longiores factæ sunt umbræ vesperi
Ezech. 12- 4 Tu autem egredieris vespere coram eis
- 7 Et vespere perfodi mihi parietem manu
24-18 Et mortua est uxor mea vespere
33-22 Manus a. Domini facta fuerat ad me vespere
Dan. 8-26 Et visio vespere et mane, quæ dicta est
Soph. 3- 3 Judices ej. lupi vespere, non relinquebant
Zach. 14- 7 Et in tempore vesperi erit lux
Matth. 8-16 Vespere autem facto, obtulerunt ei multos
14-15 Vespere autem facto, accesserunt ad eum
-23 Vespere autem facto, solus erat ibi
16- 2 Ait illis: Facto vespere dicitis: Serenum erit
26-20 Vespere a. facto, discumbebat cum duodec.
28- 1 Vespere a. sabbati, quæ lucescit in prima
Marc. 1-32 Vespere autem facto cum occidisset sol
14-17 Vespere autem facto, venit cum duodecim

VESPERTILIO.

Levit. 11-19 Upupam quoque et vespertilionem
Deut. 14-18 Upupam quoque et vespertilionem
Isai. 2-20 In die illa projiciet...talpas et vespertiliones

VESPERTINUS, UM.

4 Reg. 16-15 Et sacrificium vespertinum, et holocaustum
1 Esdr. 9- 4 Sedebam tristis usq. ad sacrif. vespertinum
- 5 In sacrificio vespertino surrexi de afflictione
Psal. 140- 2 Elevatio manuum m. sacrific. vespertinum
Dan. 9-21 Tetigit me in tempore sacrificii vespertini
Habac. 1- 8 Equi ejus, et velociores lupis vespertinis

VESTER, A, UM.

Gen. 3- 5 Comederitis ex eo, aperientur oculi vestri
Deinceps omittitur.

VESTIBULUM.

Exod. 29-32 In vestibulo tabernaculi testimonii comed.
35-17 Tentorium in foribus vestibuli
40-27 Et altare holocausti in vestibulo testimonii
Levit. 3- 8 Quæ immolabitur in vestibulo tabernaculi
2 Reg. 17-18 Qui habebat puteum in vestibulo suo
1 Par. 9-19 Hi sunt... custodes vestibulorum tabernac.
23-28 Et erunt... in vestibulis et in exedris
2 Par. 3-17 Ipsas quoque columnas posuit in vestibulo
12-10 Qui custodiebant vestibulum palatii
29-16 Quam intro repererant in vestibulo domus
2 Esdr. 12-25 Custodes port. et vestibulorum ante portas
13- 7 Ut faceret ei thesaurum in vestibulis domus
Esth. 1- 5 Convivium præparari in vestibulo horti
2-11 Deambul. quotidie ante vestibulum domus
Jerem. 32- 8 Et venit ad me... ad vestibulum carceris
35- 4 Filii Sellum, qui erat custos vestibuli
36-10 In vestibulo super., in introitu portæ novæ
37-20 Ut traderetur Jeremias in vestibulo carceris
Et mansit Jeremias in vestibulo carceris
38- 6 In lacum... qui erat in vestibulo carceris
-13 Mansit autem Jeremias in vestibulo carceris
-28 Mansit vero Jeremias in vestibulo carceris
39-14 Et tulerunt Jeremiam de vestibulo carceris
-15 Cum clausus esset in vestibulo carceris
Jerem. 52-24 Et tulit... et tres custodes vestibuli
Ezech. 8-16 In ostio templi Do. int. vestibulum et altar
40- 8 Limen portæ juxta vestibulum portæ intrin
- 9 Mensus est vestibulum portæ octo cubitor.
Vestibulum autem portæ erat intrinsecus
-15 Usque ad faciem vestibuli portæ interioris
-16 Similiter a. erant et in vestibulis fenestræ
-21 Vestibulum ej. secundum mensuram porta
-22 Fenestræ a. ej., et vestibulum, et sculptura
Erat ascensus ejus, et vestibulum ante ean
-24 Et vestibulum ej juxta mensuras superiores
-25 Et fenestras ejus, et vestibula in circuitu
-26 Vestibulum ante fores ej.: et cælatæ palma
-29 Et vestibulum ejus eisdem mensuris
Et fenestras ejus, et vestibulum ejus in circ
-30 Et vestibulum per gyrum longitudine
-31 Et vestibulum ejus ad atrium exterius
-33 Frontem ej., et vestibulum ejus, sicut supra
Et fenestras ej., et vestibula ejus in circuitu
-34 Et vestibulum ejus, id est atrii exterioris
-37 Et vestibulum ejus respiciebat ad atrium
-39 Et in vestibulo portæ, duæ mensæ hinc
-40 Ante vestibulum portæ, duæ mensæ
-48 Et introduxit me in vestibulum templi
Mensus est vestibulum quinque cubitis hinc
-49 Longitudinem a. vestibuli viginti cubitor.
41-15 Et templum interius, et vestibula atrii
-25 Et grossiora erant ligna in vestibuli fronte
-26 Hinc atque inde in humerulis vestibuli
42-12 Quæ via erat ante vestibulum separatum
44- 3 Per viam portæ vestibuli ingredietur
46- 2 Intrabit princeps per viam vestibuli portæ
- 8 Per viam vestibuli portæ ingrediatur
Joel. 2-17 Inter vestibulum et altare plorabunt sacerd.

VESTIGIUM.

Gen. 33-14 Et ego sequar paulatim vestigia ejus
41-21 Nullum saturitatis dedere vestigium
Exod. 14- 9 Cumque persequerentur Ægyptii vestigia
Deut. 2- 5 Quantum potest unius pedis calcare vestigium
28-56 Nec pedis vestigium figere propt. mollitiem
-65 Neque erit requies vestigio pedis tui
Josue. 1- 3 Locum, quem calcaverit vestigium pedis v.
3-13 Et cum posuerint vestigia pedum suorum
22-29 Et ejus vestigia relinquamus, extructo altari
Judic. 5-15 Cum Debbora et Barac vestigia sunt secuti
Ruth. 2- 7 Sequens messorum vestigia
2 Reg. 14-25 A vestigio pedis usque ad verticem non erat
3 Reg. 5- 3 Donec daret Do. eos sub vestigio pedum ej.
18-44 Quasi vestigium hominis ascendebat de mari
4 Reg. 18- 6 Adhæsit Dom., et non recessit a vestigiis ej.
19-24 Et siccavi vestigiis ped. meorum om. aquas
Esth. 13-13 Vestigia pedum ej. deosculari paratus essem
Job. 11- 7 Forsitan vestigia Dei comprehendes
13-27 Et vestigia pedum meorum considerasti
23-11 Vestigia ejus secutus est pes meus
Psal. 16- 5 Ut non moveantur vestigia mea
17-37 Et non sunt infirmata vestigia mea
76-20 Et vestigia tua non cognoscentur
Cant. 1- 7 Egredere, et abi post vestigia gregum
Sap. 2- 3 Transibit vita nostra tanq. vestigium nubis
5-10 Cum præterierit, non est vestigium invenire
Eccli. 13-32 Vestigium cordis boni... difficile invenies
21- 7 Qui odit corrept., vestigium est peccatoris
42-19 Revelans vestigia occultorum
50-31 Valebit: quia lux Dei, vestigium ejus est
Isai. 37-25 Et exsiccavi vestigio pedis mei omnes rivos
60-14 Adorabunt vestigia pedum tuorum omnes
Thren. 4-18 Lubricaverunt vestigia nostra in itinere
Baruc. 2-23 Et erit omnis terra sine vestigio
Ezech. 43- 7 Et locus vestigiorum pedum meorum
Dan. 14-18 Animadverte cujus vestigia sint hæc
-19 Video vestigia virorum et mulierum
Rom. 4-12 Sed et iis, qui sectantur vestigia fidei
2 Cor. 12-18 Nonne eodem spiritu ambulavimus? nonne iisdem vestigiis?
1 Petr. 2-21 Vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus

VESTIMENTUM.

Gen. 27-27 Ut sensit vestimentorum illius fragrantiam
28-20 Dederit mihi...vestimentum ad induendum
35- 2 Et mundamini, ac mutate vestimenta vestra
39-12 Et illa apprehensa lacinia vestimenti ejus
Exod. 19-10 Hodie, et cras, laventque vestimenta sua
-14 Cumque lavissent vestimenta sua
21-10 Providebit puellæ nuptias, et vestimenta
22- 9 Tam in bove, quam in... ove ac vestimento
-26 Si pignus a prox. tuo acceperis vestimentum
28- 4 Hæc autem erunt vestimenta quæ facient
Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron
29- 5 Indues Aaron vestimentis suis, id est, linea
-21 Asperges... filios et vestimenta eorum
35-19 Vestimenta, quorum usus est in ministerio

Levit. 6-11 Spoliabitur prioribus vestimentis
8-30 Aspersit super Aaron et vestimenta ejus
10- 6 Vestimenta nolite scindere, ne forte mor.
11-25 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit
-28 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit
-32 Polluetur, tam vas ligneum et vestimentum
-40 Lavabit vestimenta sua, et immundus erit
13- 6 Lavabitq. homo vestimenta sua, et mundus
-45 Habebit vestimenta dissuta, caput nudum
-51 Pollutum judicabit vestimentum
-55 Eo quod infusa sit in superficie vestimenti
-59 Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei
14- 8 Cumque laverit homo vestimenta sua
-47 Comederit quippiam, lavabit vestimenta sua
15- 5 Si quis hominum tetigerit lectum ejus,
- 6 Si sederit ubi ille sederat, et ipse
- 7 Qui tetigerit carnem ejus,
- 8 Si salivam hujuscemodi homo jecerit..
-10 Qui portaverit horum aliquid,
-11 Omnis, quem tetigerit qui talis est...
-22 Qui tetigerit lectum ejus,
-23 Omne vas... quisquis attigerit,
-27 Quicumque tetigerit ea,
(lavabit vestimenta sua)
16- 4 Hæc enim vestimenta sunt sancta
-26 Lavabit vestimenta sua et corpus aqua
-28 Lavabit vestimenta sua et carnem aqua
17-16 Quod si non laverit vestimenta sua et corpus
21-10 Non discooperiet, vestimenta non scindet
Num. 4-11 Altare aureum involvent hyacinthino vestimento
-13 Et involvent illud purpureo vestimento
8- 7 Cumque laverint vestimenta sua
-21 Purificatiq. sunt, et laverunt vestimenta sua
14- 6 Sciderunt vestimenta sua
19- 8 Lavabit vestimenta sua et corpus
-10 Cumque laverit... vestimenta sua
-19 Die septimo, lavabit et se et vestimenta sua
-21 Qui aspergit aquas, lavabit vestimenta sua
31-20 Præda, sive vestimentum fuerit, sive vas
-24 Et lavabitis vestimenta vestra die septimo
Deut. 8- 4 Vestimentum tuum, quo operiebaris
22- 3 Similiter facies de asino et de vestimento
-11 Non indueris vestimento, quod ex lana
-17 Expandent vestimentum coram senioribus
24-13 Ut dormiens in vestimento s., benedicat tibi
-17 Nec aufer. pignoris loco viduæ vestimentum
29- 5 Non sunt attrita vestimenta vestra
Josue. 7- 6 Josue vero scidit vestimenta sua
9- 5 Induti veteribus vestimentis
Judic. 11-35 Qua visa, scidit vestimenta sua, et ait: Heu
Ruth. 3- 3 Ungere, et induere cultioribus vestimentis
1 Reg. 17-38 Et induit Saül David vestimentis suis
18- 4 Et reliqua vestimenta sua usque ad gladium
19-13 Et operuit eam vestimentis
-24 Et expoliavit etiam ipse se vestimentis suis
28- 8 Vestitusq. est aliis vestimentis, et abiit ipse
2 Reg. 1-11 Apprehendens a. David vestimenta s. scidit
3-31 Scindite vestimenta v., et accingimini saccis
13-31 Surrexit itaq. rex, et scidit vestimenta sua
Qui assistebant ei, sciderunt vestimenta sua
20-12 Amasam... operuitque eum vestimento
3 Reg. 21-27 Scidit vestimenta s., et operuit cilicio carn.
4 Reg. 2-12 Apprehenditq. vestimenta sua, et scidit illa
5- 5 Et decem mutatoria vestimentorum
- 7 Cumq. legisset... scidit vestimenta s., et ait
- 8 Scidisse videlicet regem Isr. vestimenta sua
Dicens: Quare scidisti vestimenta tua?
-23 Ligavitque... et duplicia vestimenta
6-30 Quod cum audisset rex, scidit vestimenta s.
10-22 Proferte vestimenta universis servis Baal
11-14 Scidit vestimenta s., clamavitq.: Conjuratio
19- 1 Ezechias rex, scidit vestimenta sua
22-11 (*Cum*) audisset rex... scidit vestimenta sua
-19 Scidisti vestimenta tua, et flevisti coram me
2 Par. 9- 4 Officia ministrorum ejus, et vestimenta eor.
23-13 Scidit vestimenta s., et ait: Insidiæ, insidiæ
34-19 (*Cum*) audissetq. ille.. scidit vestimenta sua
-27 Scidisti vestimenta tua, et flevisti coram me
2 Esdr. 4-23 Non deponebamus vestimenta nostra
9-21 Vestimenta eorum non inveteraverunt
Tobiæ. 1-20 Alebat, nudisque vestimenta præbebat
4-17 Et de vestimentis tuis nudos tege
Judith. 10- 2 Et exuit se vestimentis viduitatis suæ
- 3 Et induit se vestimentis jucunditatis suæ
12-15 Et surrexit, et ornavit se vestimento suo
14-14 Exclamavit... et scidit vestimenta sua
-17 Sciderunt omnes vestimenta sua
16- 9 Exuit enim se vestimento viduitatis, et induit se vestimento lætitiæ in exultatione
Esth. 4- 1 Scidit vestimenta sua, et indutus est sacco
5- 1 Induta est Esther regalibus vestimentis
15- 4 Die a. tertio deposuit vestimenta ornatus s.
Job. 1-20 Tunc surrexit Job, et scidit vestimenta sua
9-31 Et abominabuntur me vestimenta mea
13-28 Quasi vestimentum quod comeditur a tinea
27-16 Et sicut lutum præparaverit vestimenta
29-14 Et vestivi me, sicut vestimento et diademate
30-18 Consumitur vestimentum meum
37-17 Nonne vestimenta tua calida sunt?
38- 9 Cum ponerem nubem vestimentum ejus
-14 Stabit sicut vestimentum
Psal. 21-19 Diviserunt sibi vestimenta mea
44- 9 Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis
68-12 Et posui vestimentum meum cilicium
101-27 Et omnes sicut vestimentum veterascent
103- 2 Amictus lumine sicut vestimento
- 6 Abyssus sicut vestimentum, amictus ejus
108-18 Et induit maledictionem sicut vestimentum
-19 Fiat ei sicut vestimentum, quo operitur
132- 2 Quod descendit in oram vestimenti ejus
Prov. 6-27 Ut vestimenta illius non ardeant
20-16 Tolle vestimentum ej., qui fidejussor extitit
25-20 Sicut tinea vestimento, et vermis ligno
27-13 Tolle vestimentum ejus, qui spopondit
-26 Agni ad vestimentum tuum
30- 4 Quis colligavit aquas quasi in vestimento?
Eccle. 9- 8 Omni tempore sint vestimenta tua candida
Cant. 4-11 Et odor vestimentorum t. sicut odor thuris
Eccli. 29-28 Aqua et panis, et vestimentum, et domus
39-31 Et botrus uvæ, et oleum, et vestimentum
42-13 De vestimentis enim procedit tinea
Isai. 3- 6 Vestimentum tibi est, princeps esto noster
- 7 In domo mea non est panis, neque vestimentum
4- 1 Et vestimentis nostris operiemur
9- 5 Et vestimentum mixtum sanguine
30-22 Et vestimentum conflatilis auri tui
37- 1 Scidit vestimenta s., et obvolutus est sacco
50- 9 Ecce omnes quasi vestimentum conterentur
51- 6 Et terra sicut vestimentum atteretur
- 8 Sicut enim vestimentum, sic comedet eos vermis
52- 1 Induere vestimentis gloriæ tuæ, Jerusalem
59- 6 Telæ eorum non erunt in vestimentum
-17 Indutus est vestimentis ultionis
61-10 Quia induit me vestimentis salutis
63- 2 Vestimenta t. sicut calcantium in torculari
- 3 Sanguis eorum super vestimenta mea
Jerem. 36-24 Non timuer., neq. sciderunt vestimenta s.
52-33 Et mutavit vestimenta carceris ejus
Baruc. 6-19 Et vestimentum ipsorum, et non sentiunt
-32 Vestimenta eorum auferunt sacerdotes
-57 Vestimentum, quo operti sunt, auferent illis
Ezech. 16-16 Et sumens de vestimentis tuis, fecisti tibi
-18 Et sumpsisti vestimenta tua multicoloria
-39 Denudabunt te vestimentis t., et auferent
18- 7 Et nudum operuerit vestimento
-16 Et nudum operuerit vestimento
23-26 Et denudabunt te vestimentis tuis, et tollent
26-16 Et vestimenta sua varia abjicient
42-14 Et ibi reponent vestimenta sua
Vestienturque vestimentis aliis
44-19 Exuent se vestimentis suis, in quibus minist.
Et vestient se vestimentis aliis
Dan. 7- 9 Vestimentum ejus candidum quasi nix
Joel. 2-13 Et scindite corda vestra, et non vestimenta
Amos. 2- 8 Super vestimentis pignoratis accubuerunt
Jonæ. 3- 6 Et abjecit vestimentum suum a se
Aggæi. 2-13 Si tulerit homo carnem sanctificatam in ora vestimenti sui
Zach. 3- 4 Dicens: Auferte vestimenta sordida ab eo
Malac. 2-16 Operiet autem iniquitas vestimentum ejus
1 Mac. 2-14 Scidit vestimenta sua Mathathias, et filii ej.
3-47 Et disciderunt vestimenta sua
4-39 Et sciderunt vestimenta sua, et planxerunt
11-71 Et scidit Jonathas vestimenta sua
Matth. 3- 4 Ipse a. Joan. habebat vestimentum de pilis
6-25 Nonne... et corpus plus quam vestimentum?
-28 Et de vestimento quid solliciti estis?
7-15 Qui veniunt ad vos in vestimentis ovium
9-16 Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus
Tollit enim plenitudinem ejus a vestimento
-20 Et tetigit fimbriam vestimenti ejus
21 Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva
14-36 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
17- 2 Vestimenta a. ejus facta sunt alba sicut nix
21- 7 Et imposuerunt super eos vestimenta sua
- 8 Straverunt vestimenta sua in via
26-65 Tunc princeps sacerdot. scidit vestimenta s.
27-31 Et induerunt eum vestimentis ejus
-35 Diviserunt vestimenta ej., sortem mittentes
Dicentem: Diviserunt sibi vestimenta mea
28- 3 Et (*erat*) vestimentum ejus sicut nix
Marc. 2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri
5-27 Venit... et tetigit vestimentum ejus
-28 Quia si vel vestimentum ejus tetigero, salva
-30 Aiebat: Quis tetigit vestimenta mea?
6-56 Ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent
9- 2 Et vestimenta ejus facta sunt splendentia
10-50 Qui, projecto vestimento suo, exiliens venit
11- 7 Imponunt illi vestimenta sua, et sedit super
- 8 Multi aut. vestimenta sua straverunt in via
13-16 Non revertatur retro tollere vestimentum s.
14-63 Summus a. sacerdos scindens vestimenta s.
15-20 Et induerunt eum vestimentis suis
-24 Crucifigentes eum, diviserunt vestimenta ej.
Luc. 5-36 Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus
6-29 Et ab eo, qui aufert tibi vestimentum
7-25 Hominem mollibus vestimentis indutum
8-27 Et vestimento non induebatur
-44 Et tetigit fimbriam vestimenti ejus
12-23 Et corpus plus quam vestimentum
19-35 Et jactantes vestimenta sua supra pullum
-36 Substernebant vestimenta sua in via
23-34 Dividentes vero vestimenta ejus
Joan. 13- 4 Surgit a cœna, et ponit vestimenta sua
-12 Lavit pedes eorum, et accepit vestimenta s.
19- 5 Portans... et purpureum vestimentum
-23 Acceperunt vestimenta ejus... et tunicam
-24 Dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi
Act. 7-57 Et testes deposuerunt vestimenta sua
12- 8 Circumda tibi vestimentum t., et sequere me
18- 6 Excutiens vestimenta sua, dixit ad eos
22-20 Custodiebam vestimenta interficientium ill.
-23 Et projicientibus vestimenta sua
Hebr. 1-11 Et omnes ut vestimentum veterascent
Jacob. 5- 2 Et vestimenta vestra a tineis comesta sunt
1 Petr. 3- 3 Aut indumenti vestimentorum cultus
Apoc. 3- 4 Qui non inquinaverunt vestimenta sua
- 5 Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis
-18 Ut locuples fias, et vestimentis albis induaris
4- 4 Sedentes, circumamicti vestimentis albis
16-15 Beatus qui vigilat, et custodit vestimenta sua
19-16 Habet in vestimento et in femore s. script.

VESTIO.

Gen. 41-42 Vestivitque eum stola byssina
Exod. 27-17 Per circuit. vestitæ erunt argenteis laminis
28-35 Et vestietur ea Aaron in officio ministerii
-41 Vestiesq. his omnibus Aaron fratrem tuum
30- 3 Vestiesque illud auro purissimo
37- 1 Vestivitque eam auro puriss. intus ac foris
- 4 Vectes quoque fecit... quos vestivit auro
-26 Vestivitq. illud auro purissimo cum cratic.
38-17 Sed et ipsas columnas atrii vestivit argento
-28 Columnarum, quas et ipsas vestivit argento
Levit. 6-10 Vestietur tunica sacerd. et fœminalib. lineis
8- 7 Vestivit pontificem subucula linea
-13 Filios quoq. ej. oblatos vestivit tunicis lineis
10- 5 Tulerunt eos... vestitos lineis tunicis
16- 4 Tunica linea vestitur, et fœminalibus lineis
21-10 Vestitusque est sanctis vestibus
1 Reg. 17-38 Et induit Saül David.. et vestivit eum lorica
22-18 Octoginta quinq. viros vestitos ephod lineo
28- 8 Vestitusq. est aliis vestimentis, et abiit ipse
2 Reg. 1-24 Qui vestiebat vos coccino in deliciis
20- 8 Porro Joab vestitus erat tunica stricta
3 Reg. 6-18 Cedro omn. domus intrinsecus vestiebatur
Omnia cedrinis tabulis vestiebantur
-20 Operuit illud, atque vestivit auro purissimo
Sed et altare vestivit cedro
7- 3 Et tabulatis cedrinis vestivit totam cameram
10-17 Trecentæ minæ auri unam peltam vestieb.
-18 Et vestivit eum auro fulvo nimis
22-10 Vestiti cultu regio, in area juxta ostium
4 Reg. 6-30 Viditque... cilicium, quo vestitus erat
1 Par. 21-16 Tam ipse, quam majores natu vestiti ciliciis
2 Par. 5-12 Filii et fratres eorum vestiti byssinis
9-17 Et vestivit illud auro mundissimo
18- 9 Sedebant in solio suo, vestiti cultu regio
28-15 Omnesq. qui nudi erant, vestierunt de spoliis
Cumque vestissent eos, et calceassent
Job. 10-11 Pelle et carnibus vestitisti me
27-17 Præparabit quidem, sed justus vestietur illis
29-14 Et vestivi me, sicut vestimento et diademate
Prov. 23-21 Et vestietur pannis dormitatio
31-21 Om. e. domestici ejus vestiti sunt duplicibus
Eccli. 15- 5 Et stola gloriæ vestiet illum
17- 2 Secundum se vestivit illum virtute
50-11 Et vestiri eum in consummationem virtutis
Isai. 23-18 Ut manducent in saturitatem, et vestiantur
49-18 Quia omnibus his velut ornamento vestieris
Jerem. 4-30 Vastata quid facies? cum vestieris te coccino
Baruc. 6-32 Et vestiunt uxores suas et filios suos
Ezech. 9- 2 Vir quoque unus... vestitus erat lineis
16-10 Et vestivi te discoloribus, et calceavi te
-13 Et vestita es bysso, et polymito, et multicol.
23- 6 Vestitos hyacintho, principes, et magistrat.
38- 4 Et educam... equos et equites vestitos loricis
42-14 Vestienturque vestimentis aliis
44-19 Et vestient se vestimentis aliis
Dan. 5- 7 Purpura vestietur, et torquem aur. habebit

Dan. 5-16 Purpura vestieris, et torquem aur... habebis
10- 5 Ecce vir unus vestitus lineis
Jonæ. 3- 5 Vestiti sunt saccis a majore usq. ad minorem
1 *Mac.* 14-44 Et vestiri purpura, et uti fibula aurea
Matth. 6-30 Si autem fœnum agri... Deus sic vestit
11- 8 Quid...videre? hominem mollibus vestitum?
Ecce qui mollibus vestiuntur
22-11 Vidit ibi homin. non vestitum veste nuptiali
Marc. 1- 6 Et erat Joannes vestitus pilis cameli et zona
5-15 Et vident illum... vestitum, et sanæ mentis
Luc. 8-35 Et invenerunt hominem... vestitum
12-27 Nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis
-28 Si autem fœnum... Deus sic vestit
Act. 12-21 Statuto a. die, Herodes vestitus veste regia
2 *Cor.* 5- 3 Si tamen vestiti, non nudi inveniamur
Apoc. 1-13 Vestitum podere, et præcinctum ad mamill.
3- 5 Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis
15- 6 Vestiti lino mundo et candido, et præcincti
19-13 Et vestitus erat veste aspersa sanguine
-14 In equis albis, vestiti byssino albo et mundo

VESTIS.

Gen. 24-53 Prolatisque vasis... ac vestibus, dedit ea
27-15 Et vestibus Esaü valde bonis... induit eum
37-30 Et scissis vestibus pergens ad fratres suos, ait
-34 Scissisque vestibus, indutus est cilicio
38-14 Quæ, depositis viduitatis vestibus, assumpsit
-19 Induta est viduitatis vestibus
39-13 Cumq. vidisset mulier vestem in manibus s.
41-14 Ac veste mutata, obtulerunt ei
44-13 Scissis vestibus, oneratisque rursum asinis
45-23 Tantumdem pecuniæ et vestium mittens
Exod. 3-22 Postulabit.. vasa argentea et aurea, ac vestes
12-35 Petierunt ab Æg. vasa.. vestemq. plurimam
21- 3 Cum quali veste intraverit, cum tali exeat
28- 2 Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo
- 3 Ut faciant vestes Aaron, in quibus...minist.
-32 Sicut fieri solet in extremis vestium partib.
29-21 Asperges Aaron, et vestes ejus, filios
Consecratisque ipsis et vestibus
-29 Vestem a. sanctam, qua utetur Aaron, hab.
31-10 Vestes sanctas in ministerio Aaron sacerd.
35-19 Vestes Aaron pontificis ac filiorum ejus
-21 Quidq... ad vestes sanctas necessarium erat
39- 1 De hyacintho vero et purpura...fecit vestes
-41 Vestes quoque, quibus sacerdotes utuntur
40-13 Indues sanctis vestibus, ut ministrent mihi
Levit. 6-27 De sanguine illius vestis fuerit aspersa
8- 2 Tolle Aaron cum filiis suis, vestes eorum
-30 Aspersit... super filios illius ac vestes eor.
13-34 Lotisque vestibus suis mundus erit
-45 Habebit.. caput nudum, os veste contectum
-47 Vestis lanea, sive linea, quæ lepram habuer.
-56 Postquam vestis est lota, abrumpet eum
14- 9 Et lotis rursum vestibus et corpore
-55 (*Ista est lex*) lepræ vestium et domorum
15-13 Et lotis vestibus et toto corpore in aquis
-17 Vestem et pellem, quam habuerit, lavabit
16-23 Depositis vestibus, quibus prius indutus erat
-24 Lavabit carnem s... indueturque vestibus s.
-32 Indueturque stola linea et vestibus sanctis
19-19 Veste, quæ ex duobus texta est, non indueris
21-10 Vestitusque est sanctis vestibus
Num. 19- 7 Lotis vestibus et corpore suo, ingredietur
20-26 Cumq. nudaveris patrem veste sua, indues ea
-28 Cumq. Aaron spoliasset vestibus suis, induit
Deut. 21-13 Et deponet vestem, in qua capta est
22- 5 Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste fœminea
Josue. 9-13 Vestes et calceamenta, quibus induimur
22- 8 Cum argento et auro... et veste multiplici
Judic. 5-30 Vestes diversor. colorum Sisaræ traduntur
8-26 Absque... monilibus et veste purpurea
14-19 Quorum ablatas vestes dedit iis
17- 5 Et fecit ephod...id est, vestem sacerdotalem
-10 Daboq. tibi per annos...ac vestem duplicem
1 *Reg.* 4-12 Scissa veste, et conspersus pulvere caput
15- 9 Et pepercit Saül... et vestibus et arietibus
17-39 Accinctus ergo Dav. gladio ej. sup. vestem s.
27- 9 Tollensque oves... et vestes, revertebatur
2 *Reg.* 1- 2 Veste conscissa, et pulvere conspers. caput
10- 4 Præscidit vestes eorum medias usq. ad nates
12-20 Cumq. mutasset vestem, ingressus est dom.
13-18 Hujuscemodi enim filiæ regis virgines vestibus utebantur
14- 2 Lugere te simula, et induere veste lugubri
-30 Et venientes servi Joab, scissis vestibus suis
15-32 Ecce occurrit ei Chusaï Arach., scissa veste
19-24 Vestesque s. non laverat a die qua egressus
3 *Reg.* 1- 1 Cumq. operiretur vestibus, non calefiebat
10- 5 Vestesq. eorum, et pincernas, et holocausta
-25 Deferebant ei munera...vestes et arma
22-30 Et ingredere prælium, et induere vestibus t.
4 *Reg.* 5-22 Da eis... et vestes mutatorias duplices
4 *Reg.* 5-26 Accepisti vestes, ut emas oliveta et vineas
7- 8 Tuleruntq. inde argent., et aurum, et vestes
-15 Ecce a. omnis via plena erat vestibus et vasis
10-22 Dixitq. his qui erant super vestes : Proferte
Et protulerunt eis vestes
18-37 Venit... ad Ezechiam, scissis vestibus
22-14 Filii Thecuæ, filii Araas custodis vestium
25-29 Mutavit vestes ej., quas habuerat in carcere
2 *Par.* 9- 4 Pincernas quoq. et vestes eor., et victimas
-24 Deferebant ei munera... et vestes et arma
18-29 Tu autem induere vestibus tuis
20-25 Vestes quoque, et vasa pretiosissima
34-22 Filii Thecuath, filii Hasra custodis vestium
1 *Esdr.* 2-69 Dederunt... et vestes sacerdotales centum
Judith. 15-14 In auro, et argento, et vestibus, et gemmis
Esth. 4- 4 Vestem misit, ut ablato sacco induerent eum
6- 8 Debet indui vestibus regiis
8-15 Mardochæus... fulgebat vestibus regiis
14- 2 Cumque deposuisset vestes regias
15- 9 Indutus vestibus regiis, auroque fulgens
Job. 2-12 Scissisque vestibus, sparserunt pulverem
22- 6 Sine causa, et nudos spoliasti vestibus
40- 5 Esto gloriosus, et speciosis induere vestibus
Psal. 21-19 Et super vestem meam miserunt sortem
Prov. 31-22 Stragulatam vestem fecit sibi
Sap. 18-24 In veste enim poderis, quam habebat
Isai. 36-22 Ingressus est... ad Ezech., scissis vestibus
63- 1 Venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra
Jerem. 41- 5 Rasi barba, et scissis vestibus, et squallentes
Baruc. 6-12 Opertis a. illis veste purpurea, extergunt
Ezech. 23-12 Ad se venientibus, indutis veste varia
44-17 Vestibus lineis induentur
-19 Non sanctificabunt populum in vestibus s.
Dan. 3-21 Cum... calceamentis et vestibus missi sunt
Soph. 1- 8 Super omn., qui induti sunt veste peregrina
Zach. 3- 3 Et Jesus erat indutus vestibus sordidis
- 5 Et induerunt eum vestibus
14-14 Aurum, et argentum, et vestes multæ satis
1 *Mac.* 10-62 Et jussit spoliari Jonathan vestibus suis
11-24 Et accepit aurum, et argentum, et vestem
2 *Mac.* 3-33 Iidem juvenes eisdem vestibus amicti
8-35 Deposita veste gloriæ, per mediterranea fug.
11- 8 Apparuit præced. eos eques in veste candida
Matth. 22-11 Vidit ibi hom. non vestitum veste nuptiali
-12 Quom. huc intrasti non habens vest. nupt.?
27-35 Et super vestem meam miserunt sortem
Luc. 7-25 Ecce, qui in veste pretiosa sunt et deliciis
23-11 Et illusit indutum veste alba, et remisit
24- 4 Duo viri steterunt secus illas in veste fulgenti
Joan. 19- 2 Et veste purpurea circumdederunt eum
-24 Et in vestem meam miserunt sortem
Act. 1-10 Astiterunt juxta illos in vestibus albis
9-39 Ostendentes ei tunicas et vestes
10-30 Et ecce vir stetit ante me in veste candida
12-21 Statuto a. die, Herodes vestitus veste regia
20-33 Aurum, aut vestem nullius concupivi
1 *Tim.* 2- 9 Non in tortis crinibus... vel veste pretiosa
Jacob. 2- 2 Aureum annulum habens in veste candida
- 3 In eum, qui indutus est veste præclara
Apoc. 19-13 Et vestitus erat veste aspersa sanguine

VESTITUS.

Exod. 21- 4 Ipse vero exibit cum vestitu suo
Levit. 8-31 Cumque sanctificasset eos in vestitu suo
Deut. 10-18 Et dat ei victum atque vestitum
Job. 24-10 Nudis et incedentibus absque vestitu
Psal. 44-10 Astitit regina a dextris t. in vestitu deaurato
Eccli. 11- 4 In vestitu ne glorieris unquam
Luc. 9-29 Et vestitus ejus albus et refulgens

VETERANUS.

Sap. 2-10 Nec veterani revereamur canos multi temporis
Eccli. 25- 7 Quam speciosa veteranis sapientia
-27 Sicut ascensus arenosus in pedibus veterani

VETERASCO.

Psal. 48-15 Et auxilium eorum veterascet in inferno
101-27 Et omnes sicut vestimentum veterascent
Eccli. 2- 6 Serva timorem illius, et in illo veterasce
9-15 Veterascet, et cum suavitate bibes illud
11-21 Et in opere mandatorum tuorum veterasce
14-18 Omnis caro sicut fœnum veterascet
Luc. 12-33 Facite vobis sacculos, qui non veterascunt
Hebr. 1-11 Et omnes ut vestimentum veterascent

VETERO.

Hebr. 8-13 Dicendo autem novum, veteravit prius

VETO.

Sap. 7-22 Acutus, quem nihil vetat, benefaciens
Eccli. 19-25 Et si ab imbecillitate virium vetetur peccare
20-23 Est qui vetatur peccare præ inopia
Luc. 18-16 Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos
Act. 16- 6 Vetati sunt a Spiritu sancto loqui verbum

VETULUS, A.

Gen. 18-12 Consenui, et dominus meus vetulus est
Ruth. 1-13 Ante eritis vetulæ quam nubatis

VETUS.

Gen. 37-20 Et mittamus in cisternam veterem
-24 Miseruntque eum in cisternam veterem
Levit. 25-22 Comedetis veteres fruges usque ad nonum annum
Donec nova nascantur, edetis vetera
26-10 Comedetis vetustissima veterum
Vetera novis supervenientibus projicietis
Josue. 9- 4 Saccos veteres asinis imponentes, et utres
- 5 Induti veteribus vestimentis
Judic. 1-11 Dabir, cujus nomen vetus erat Cariath-Sepher
10- 6 Peccatis veteribus jungentes nova
1 *Reg.* 2- 3 Recedant vetera de ore vestro
2 *Reg.* 20-18 Sermo... dicebatur in veteri proverbio
1 *Par.* 4-22 Hæc autem verba vetera
2 *Par.* 28-13 Quare vultis... et vetera cumulare delicta?
2 *Esdr.* 3- 6 Et portam veterem ædificaverunt
Esth. 8- 5 Ut novis epistolis, veteres Aman litteræ
-10 Veteres litteras novis nuntiis prævenirent
16- 7 Quæ res et ex veteribus probatur historiis
Cant. 7-13 Nova et vetera, dilecte mi, servavi tibi
Isai. 22-11 Lacum fecistis... ad aquam piscinæ veteris
26- 3 Vetus error abiit : servabis pacem
Jerem. 38-11 Et tulit inde veteres pannos et antiqua
-12 Pone veteres pannos, et hæc scissa et putr.
Ezech. 25-15 Et implentes inimicitias veteres
26-20 Et collocavero te... sicut solitudines veteres
2 *Mac.* 6-22 Et propter veterem viri amicitiam
8-17 Adhuc etiam veterum instituta convulsa
Matth. 9-16 Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus
-17 Neq. mittunt vinum novum in utres veteres
13-52 Qui profert de thesauro suo nova et vetera
Marc. 2-21 Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri
Alioq. aufert supplementum nov. a veteri
-22 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
Luc. 5-36 Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus
Et veteri non convenit commissura a novo
-37 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
-39 Et nemo bibens vetus, statim vult novum, dicit enim : Vetus melius est
Rom. 6- 6 Quia vetus homo noster simul crucifixus est
1 *Cor.* 5- 7 Expurgate vetus fermentum
- 8 Itaque epulemur, non in fermento veteri
2 *Cor.* 3-14 In lectione veteris Testamenti manet
5-17 Vetera transierunt : ecce facta sunt o. nova
Ephes. 4-22 Deponere vos... veterem hominem
Colos. 3- 9 Expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis
2 *Petr.* 1- 9 Oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum
1 *Joan.* 2- 7 Mandatum vetus, quod habuistis ab initio
Mandatum vetus, est verbum, quod audistis

VETUSTAS.

Deut. 8- 4 Vestimentum t... nequaq. vetustate defecit
29- 5 Nec calceamenta... vetustate consumpta s.
Josue. 9- 5 Ad indicium vetustatis pittaciis consuta er.
-12 Facti sunt, et vetustate nimia comminuti
Isai. 23-18 Et vestiantur usque ad vetustatem
Rom. 7- 6 Ita ut serviamus... non in vetustate litteræ

VETUSTUS, A, UM.

Levit. 13-11 Lepra vetustissima judicabitur, atq. inolita
26-10 Comedetis vetustissima veterum
Job. 15-10 In nobis, multo vetustiores quam patres tui
Thren. 3- 4 Vetustam fecit pellem meam, et carnem m.

VEXATIO.

Sap. 19-12 Et vexationes peccatoribus supervenerunt
Isai. 28-19 Sola vexatio intellectum dabit auditui
Jerem. 24- 9 Et dabo eos in vexationem, afflictionemque
29-18 Et dabo eos in vexationem universis regnis
Baruc. 5- 1 Exue te, Jerus., stola luctus et vexationis t.

VEXILLUM.

Num. 2- 2 Singuli per turmas, signa, atque vexilla
Jerem. 6- 1 Et super Bethacarem levate vexillum

VEXO.

Josue. 7- 3 Quare omnis populus frustra vexabitur
Judic. 20- 5 Uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes
Psal. 93- 5 Et hæreditatem tuam vexaverunt
105-32 Et vexatus est Moyses propter eos
106-39 Vexati sunt a tribulatione malorum

Sap. 3- 5 In paucis vexati, in multis bene disponentur
18-22 Sed verbo illum, qui se vexabat, subjecit
19-20 Non vexaverunt carnes coambulantium
Isai. 28-28 Neque vexabit eum rota plaustri
Baruc. 4-31 Nocentes peribunt, qui te vexaverunt
1 Mac. 11-53 Et non retribuit ei... et vexabat eum valde
12-44 Ut quid vexasti universum populum
15-14 Et vexabant civitatem a terra et mari
2 Mac. 7-13 Quartum vexabant similiter torquentes
-15 Cum admovissent quintum, vexabant eum
9- 7 Et gravi corporis collisione membra vexari
14- 8 Univ. genus nostrum non minime vexatur
Matth. 9-36 Quia erant vexati, et jacentes sicut oves
15-22 Filia mea male a dæmonio vexatur
Marc. 1-34 Multos, qui vexabantur variis languoribus
5-15 Et vident illum, qui a dæmonio vexabatur
-18 Deprecari, qui a dæmonio vexatus fuerat
-35 Quid ultra vexas magistrum?
Luc. 6-18 Et qui vexabantur a spiritibus immundis
7- 6 Domine, noli vexari: non enim sum dignus
8-49 Quia mortua est filia tua, noli vexare illum
Act. 5-16 Afferentes... et vexatos a spiritibus imm.
28- 8 Febribus et dysenteria vexatum jacere

VIA.

Gen. 3-24 Ad custodiendam viam ligni vitæ
6-12 Omnis quippe caro corruperat viam suam
16- 7 Juxta fontem... qui est in via Sur in deserto
18-19 Ut custodiant viam Domini, et faciant judic.
19- 2 Et mane proficiscemini in viam vestram
24-40 Mittet Angelum s. tecum, et diriget viam t.
-42 Si direxisti viam meam, in qua nunc ambulo
-56 Quia Dominus direxit viam meam
-62 Deambul. Isaac per viam quæ ducit ad put.
28-20 Custodierit me in via, per quam ego ambulo
33-15 Oro te ut... saltem socii remaneant viæ tuæ
35-19 Et sepulta est in via quæ ducit Ephratam
42-25 In sacculis suis, datis supra cibariis in viam
44-29 Si... et aliquid ei in via contigerit
45-24 Et proficiscentibus ait: Ne irascamini in via
48- 7 Et sepelivi eam juxta viam Ephratæ
49-17 Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita
Exod. 3-18 Ibimus viam trium dierum in solitudinem
5- 3 Ut eamus viam trium dierum in solitudinem
8-27 Viam trium dierum pergemus in solitudin.
13-17 Non eos duxit Deus per viam terræ Philist.
-18 Sed circumduxit per viam deserti
-21 Præcedebat eos ad ostendendam viam
18-20 Ostendasque... viamque per quam ingredi debeant
23-20 Qui præcedat te, et custodiat in via
32- 8 Recesserunt cito de via, quam ostendisti eis
33- 3 Ne forte disperdam te in via
Levit. 26-22 Desertæque fiant viæ vestræ
Num. 9-10 In via procul in gente vestra, faciat Phase
10-33 Profecti sunt ergo... viam trium dierum
14-25 Revertimini in solit. per viam maris Rubri
20-17 Sed gradiemur via publica
-19 Per tritam gradiemur viam: et si biberimus
21- 1 Venisse scilicet Isr. per exploratorum viam
- 4 Per viam, quæ ducit ad mare Rubrum
-22 Via regia gradiemur, donec transeam. term.
-33 Verteruntq. se, et ascender. per viam Basan
22-22 Stetitq. Angelus Do. in via contra Balaam
-23 Cernens asina Angelum stantem in via
-31 Vidit Angelum stantem in via evagin. glad.
-32 Quia perversa est via tua, mihique contraria
-33 Et nisi asina declinasset de via, dans locum
24-25 Balac quoque via, qua venerat, rediit
Deut. 1- 2 Per viam montis Seir usque ad Cadesbarne
-19 Transivimus... per viam montis Amorrhæi
-31 Portavit te Dom. Deus tuus... in omni via
-33 Qui præcessit vos in via, et metatus est loc.
-40 Abite in solitudinem per viam maris Rubri
2- 8 Cumque transissemus... per viam campestrem de Elath
-27 Per terram tuam, publica gradiemur via
5-33 Per viam, quam præcepit Dom... ambulab.
8- 6 Et ambules in viis ejus, et timeas eum
9-12 Deseruerunt velociter viam, quam demonst.
-16 Ac deseruisse velociter viam ejus
10-12 Et ambules in viis ejus, et diligas eum
11-19 Quando.. ambulaveris in via, et accubueris
-22 Ambuletis in omnib. viis ejus, adhærentes ei
-28 Recesseritis de via, quam ego nunc ostendo
-30 Post viam, quæ vergit ad solis occubitum
13- 5 Ut errare te faceret de via, quam tibi præc.
14-24 Cum autem longior fuerit via
17-16 Ut nequaquam amplius per eamdem viam revertamini
19- 3 Sternens diligenter viam
- 6 Ne.. apprehendat eum, si longior via fuerit
- 9 Et ambules in viis ejus omni tempore
22- 4 Si videris asinum fratris tui... cecidisse in via
- 6 Si ambulans per viam, in arbore vel in terra
Deut. 23- 4 Quia noluerunt vobis occurrere... in via
24- 9 In via, cum egrederemini de Ægypto
25-17 Memento quæ fecerit tibi Amalec in via
26-17 Ut sit tibi Deus, et ambules in viis ejus
28- 7 Per unam viam venient contra te
- 9 Si custodieris... et ambulaveris in viis ejus
-25 Per unam viam egrediaris contra eos
-29 Palpes in meridie... et non dirigas vias tuas
-68 Reducet te Dom... per viam, de qua dixit tibi ut eam amplius non videres
30-16 Ut diligas Dom... et ambules in viis ejus
31-29 Declinabitis cito de via, quam præcepi vobis
32- 4 Dei perfecta sunt opera, et om. viæ ej. judicia
Josue. 1- 8 Tunc diriges viam tuam, et intelliges eam
2- 7 Secuti s. eos per viam, quæ ducit ad vadum
-16 Donec redeant, et sic ibitis per viam vestram
-22 Quærentes e. per om. viam, non repererunt
3- 4 Possitis et nosse per quam viam ingrediam.
5- 4 Mortui sunt in deserto per longissimos viæ circuitus
- 7 Nec eos in via aliquis circumciderat
8-15 Et fugientes per solitudinis viam
9-11 Tollite in manibus cibaria ob longiss. viam
-13 Ob longitudinem longioris viæ trita sunt
10-10 Persecutus est eos per viam ascensus Beth.
12- 3 Per viam quæ ducit Bethsimoth
22- 5 Et ambuletis in omnibus viis ejus
23-14 En ego hodie ingredior viam universæ terræ
24-17 Et custodivit nos in omnia via
Judic. 2-17 Cito deseruerunt viam, per quam ingressi
-19 Non dimiserunt... et viam durissimam
-22 Utrum custodiant viam Domini
5-10 Et sedetis in judicio, et ambulatis in via
8-11 Ascendensque Gedeon per viam eorum
9-37 Cuneus venit per viam quæ respicit quercum
14- 9 Quem cum sumpsisset... comedebat in via
18- 6 Ite in pace: Dominus respicit viam vestram
19-27 Et aperuit ostium, ut cœptam expleret viam
20-42 Et ad viam deserti ire cœperunt
21-19 Et ad Orientalem plagam viæ quæ de Bethel
Ruth. 1- 7 Jam in via revertendi posita in terram Juda
1 Reg. 1-18 Et abiit mulier in viam suam, et comedit
4-13 Heli sedebat super sellam contra viam spect.
6- 9 Siquidem per viam finium suor. ascenderit
-12 Ibant a... per viam quæ ducit Bethsames
8- 3 Et non ambulaverunt filii illius in viis ejus
- 5 Tu senuisti, et filii tui non ambulant in viis t.
9- 6 Si forte indicet nobis de via nostra
- 8 Ut indicet nobis viam nostram
12-23 Et docebo vos viam bonam et rectam
13-17 Unus cuneus pergebat contra viam Ephra
-18 Alius ingrediebatur per viam Bethoron
15- 2 Restitit ei in via, cum ascenderet de Ægypto
-18 Et misit te Dominus in viam, et ait: Vade
-20 Et ambulavi in via, per quam misit me Do.
17-52 Cecideruntque vulnerati... in via Saraim
18-14 In o. quoq. viis suis David prudenter agebat
21- 5 Porro via hæc polluta est
24-20 Quis enim... dimittet eum in via bona?
25-12 Regressi sunt itaq. pueri David per viam s.
26- 3 Quæ erat ex adverso solitudinis in via
-25 Abiit autem David in viam suam
2 Reg. 4- 7 Abierunt per viam deserti tota nocte
11-10 Numquid non de via venisti?
15-23 Incedebat contra viam, quæ respicit ad desertum
16-13 Ambulabat it. David, et socii ej., per viam
18-23 Currens ergo Achimaas per viam compendii
20-12 Amasa autem... jacebat in media via
Et amovit Amasam de via in agrum
-13 Amoto ergo illo de via, transibat omnis vir
22-22 Quia custodivi vias Dom., et non egi impie
-31 Deus, immaculata via ejus, eloquium Dom.
-33 Et complanavit perfectam viam meam
3 Reg. 1-49 Et ivit unusquisque in viam suam
2- 2 Ego ingredior viam universæ terræ
- 3 Ut ambules in viis ejus, ut custodias cærem.
- 4 Dicens: Si custodierint filii tui vias suas
3-14 Si autem ambulaveris in viis meis
8-25 Ita tamen si custodierint filii tui viam suam
-32 Et reddens viam suam super caput ejus
-36 Ostende eis viam bonam, per quam ambul.
-39 Ut des unicuique secundum omn. vias suas
-44 Per viam, quocumque miseris eos, orabunt te contra viam civitatis, quam elegisti
-48 Et oraverint te contra viam terræ suæ
-58 Ut ambulemus in universis viis ejus
11-29 Inveniret eum Ahias Silonites proph. in via
-33 Et non ambulaverit in viis meis, ut faceret
-38 Si igitur... et ambulaveris in viis meis
13- 9 Nec reverteris per viam qua venisti
-10 Abiit ergo per aliam viam, et non est revers.
-12 Dixit eis pater eorum: Per quam viam abiit? Ostender. ei filii s. viam, per quam abierat
-17 Nec reverteris per viam qua ieris
3 Reg. 13-24 Qui cum abiisset, invenit eum leo in via
-25 Viderunt cadaver projectum in via
-26 Propheta ille, qui reduxerat eum de via, ait
-28 Invenit cadaver ejus projectum in via
-33 Non est reversus Jerob. de via sua pessima
15-26 Ambulavit in viis patris sui, et in peccatis
-34 Ambulavitque in via Jeroboam
16- 2 Tu autem ambulasti in via Jeroboam
-19 Ambulans in via Jeroboam et in peccato ej.
-26 Ambulavitq. in o. via Jeroboam filii Nabat
18- 6 Achab ibat per viam unam, et Abdias per viam alteram seorsum
- 7 Cumq. esset Abdias in via, Elias occurrit ei
19- 4 Et perrexit in desertum, viam unius diei
-15 Vade, et revertere in viam tuam per desert.
20-38 Abiit ergo propheta, et occurrit regi in via
22-43 Ambulavit in omni via Asa patris sui
-53 Et ambulavit in via patris sui et matris suæ, et in via Jeroboam filii Nabat
4 Reg. 2-23 Cumque ascenderet per viam, pueri parvi
3- 8 Dixitque: Per quam viam ascendemus?
- 9 Et circuierunt per viam septem dierum
-20 Et ecce, aquæ veniebant per viam Edom
6-19 Non est hæc via, neque ista est civitas
7-15 Ecce autem omnis via plena erat vestibus
8-18 Ambulavitque in viis regum Israël
-27 Et ambulavit in viis domus Achab
9-27 Videns hoc, fugit per viam domus horti
10-12 Cumq. venisset ad cameram pastorum in via
11-16 Impegerunt eam per viam introitus equor.
-19 Et venerunt per viam portæ Scutariorum
16- 3 Sed ambulavit in via regum Israël
17-13 Dicens: Revertimini a viis vestris pessimis
18-17 Piscinæ superioris: quæ est in via Agri full.
19-27 Introitum tuum et viam tuam ego præscivi
-28 Et reducam te in viam, per quam venisti
-33 Per viam, qua venit, revertetur
21-21 Ambulavit in omni via, per quam ambulav.
-22 Et non ambulavit in via Domini
22- 2 Et ambulavit per om. vias David patris sui
25- 4 Bellatores nocte fugerunt per viam portæ
Per viam, quæ ducit ad campestria solitud.
1 Par. 26-16 Juxta portam, quæ ducit ad viam ascensionis
-18 Quatuor in via, binique per cellulas
2 Par. 6-16 Ita tamen si custodierint filii tui vias suas
-23 Ita ut reddas iniquo viam s. in caput propr.
-27 Doce eos viam bonam, per quam ingrediant.
-30 Redde unicuiq. secund. vias suas, quas nosti
-31 Ut timeant te, et ambulent in viis tuis
-34 Si egressus fuerit pop. t... per viam in qua miseris eos, adorabunt te contra viam
-38 Adorabunt te contra viam terræ suæ
7-14 Et egerit pœnitentiam a viis suis pessimis
11-17 Ambulaverunt e. in viis David et Salomonis
13-22 Reliqua a. sermonum Abia, viarumque
17- 3 Quia ambulavit in viis David pat. sui primis
- 6 Cumque sumpsisset cor ejus audaciam propter vias Domini
18-23 Per quam viam transivit Spiritus Do. a me
20-32 Et ambulavit in via patris sui Asa
21- 6 Ambulavitque in viis regum Israel
-12 Quoniam non ambulasti in viis Josaphat
22- 3 Sed et ipse ingress. est per vias domus Achab
27- 6 Eo quod direxisset vias suas coram Dom.
28- 2 Sed ambulavit in viis regum Israël
34- 2 Et ambulavit in viis David patris sui
1 Esdr. 8-21 Et peteremus ab eo viam rectam nobis
-22 Qui defenderent nos ab inimico in via
-31 Et liberavit nos de manu inimici... in via
2 Esdr. 9-12 Ut appareret eis via, per quam ingrederentur
-19 Ut duceret eos in viam
Tobiæ. 1- 1 Post viam, quæ ducit ad Occidentem
- 2 In captivitate... viam veritatis non deseruit
3- 2 Et omnes viæ tuæ, misericordia et veritas
4-20 Et pete ab eo, ut vias tuas dirigat
5- 2 Sed neque viam... aliquando cognovi
- 7 Nosti viam, quæ ducit in regionem Medor.?
-22 Paratis omnibus, quæ erant in via portanda
6- 6 Assavit carnes ejus, et secum tulerunt in via
10- 7 Circumspiciebat, et circuibat vias omnes
11- 5 Anna autem sedebat secus viam, quotidie
- 9 Præcucurrit canis, qui simul fuerat in via
Judith. 4- 5 Per quos viæ transitus esse poterat
- 6 Per quos via esse poterat ad Jerusalem
5-22 Cum recessissent a via quam dederat illis D.
9- 5 Omnes enim viæ tuæ paratæ sunt
12- 8 Ut dirigeret viam ej. ad liberationem pop.
15- 2 Fugientes per vias campor. et semitas coll.
Job. 3-23 Viro, cujus abscondita est via
4- 6 Ubi est timor tuus... et perfectio viarum t.
8-13 Sic viæ omnium, qui obliviscuntur Deum
-19 Hæc est enim lætitia viæ ejus
13-15 Verumtam. vias m. in conspectu ej. arguam
17- 9 Et tenebit justus viam suam

Job. 19-12 Latrones ejus, et fecerunt sibi viam per me
21-14 Et scientiam viarum tuarum nolumus
-31 Quis arguet coram eo viam ejus?
22- 3 Qui Dei confers,si immaculata fuerit via t.?
-28 Veniet tibi, et in viis tuis splendebit lumen
23-10 Ipse vero scit viam meam, et probavit me
-11 Viam ejus custodivi, et non declinavi ex ea
24- 4 Subverterunt pauperum viam,et oppresser.
-13 Fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ej.
-18 Nec ambulet per viam vinearum
-23 Oculi autem ejus sunt in viis illius
26-14 Ecce, hæc ex parte dicta sunt viarum ejus
28-23 Deus intelligit viam ejus, et ipse novit loc.
-26 Quando ponebat...et viam procellis sonant.
31- 4 Nonne ipse considerat vias meas?
- 7 Si declinavit gressus meus de via
34-11 Et juxta vias singulorum restituet eis
-21 Oculi enim ejus super vias hominum
-27 Et omnes vias ejus intelligere noluerunt
36-23 Quis poterit scrutari vias ejus?
38-19 In qua via lux habitet , et tenebr. quis loc.
-24 Per quam viam spargitur lux, dividitur
-25 Quis dedit... et viam sonantis tonitrui
40-14 Ipse est principium viarum Dei, qui fecit
Psal. 1- 1 Beatus vir, qui... in via peccator. non stetit
- 6 Quoniam novit Dominus viam justorum
2-12 Nequando irascatur Dominus, et pereatis de via justa
5- 9 Dirige in conspectu tuo viam meam
H. 10- 5 Inquinatæ sunt viæ illius in omni tempore
13- 3 Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt
15-11 Notas mihi fecisti vias vitæ, adimplebis me
16- 4 Ego custodivi vias duras
17-22 Quia custodivi vias Domini, nec impie gessi
-31 Deus meus, impolluta via ejus
-33 Et posuit immaculatam viam meam
18- 6 Exultavit ut gigas ad currendam viam
24- 4 Vias tuas, Domine, demonstra mihi
- 8 Propter hoc legem dabit delinquentib.in via
- 9 Diriget mansuetos... docebit mites vias s.
-10 Universæ viæ Domini, misericordia
-12 Legem statuit ei in via, quam elegit
26-11 Legem pone mihi, Domine, in via tua
31- 8 Et instruam te in via hac, qua gradieris
34- 6 Fiat via illorum tenebræ et lubricum
35- 5 Astitit omni viæ non bonæ
36- 5 Revela Domino viam tuam, et spera in eo
- 7 Noli æmulari in eo,qui prosperatur in via s.
-23 Gressus hom. dirigentur : et viam ej. volet
-34 Expecta Dominum, et custodi viam ejus
38- 2 Dixi : Custodiam vias meas, ut non delinq.
43-19 Et declinasti semitas nostras a via tua
48-14 Hæc via illorum scandalum ipsis
50-15 Docebo iniquos vias tuas
66- 3 Ut cognoscamus in terra viam tuam
76-14 Deus in sancto via tua : quia Deus magnus
-20 In mari via tua, et semitæ tuæ in aquis
77-50 Viam fecit semitæ iræ suæ, non pepercit
79-13 Omnes, qui prætergrediuntur viam
80-14 Israël si in viis meis ambulasset
84-14 Et ponet in via gressus suos
85-11 Deduc me, Domine, in via tua, et ingrediar
88-42 Diripuerunt eum omnes transeuntes viam
90-11 Ut custodiant te in omnibus viis tuis
94-11 Et isti non cognoverunt vias meas
100- 2 Et intelligam in via immaculata
- 6 Ambulans in via immaculata, hic mihi min.
101-24 Respondit ei in via virtutis suæ
102- 7 Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israël
106- 4 Viam civitatis habitaculi non invenerunt
- 7 Et deduxit eos in viam rectam
-17 Suscepit eos de via iniquitatis eorum
-40 Et errare fecit eos in invio, et non in via
109- 7 De torrente in via bibet : propter. exaltab.
118- 1 Beati immaculati in via : qui ambulant
- 3 Non enim... in viis ejus ambulaverunt
- 5 Utinam dirigantur viæ meæ, ad custodiend.
- 9 In quo corrigit adolescentior viam suam?
-14 In via testimoniorum tuor. delectatus sum
-15 Exercebor : et considerabo vias tuas
-26 Vias meas enuntiavi, et exaudisti me
-27 Viam justificationum tuarum instrue me
-29 Viam iniquitatis amove a me
-30 Viam veritatis elegi : judicia tua non sum oblitus
-32 Viam mandatorum tuorum cucurri
-33 Pone mihi, Dom., viam justificationum t.
-37 Ne videant vanitatem : in via tua vivifica me
-59 Cogitavi vias meas : et converti pedes meos
-101 Ab omni via mala prohibui pedes meos
-104 Propterea odivi omnem viam iniquitatis
-128 Omnem viam iniquam odio habui
-151 Prope es tu, Do. : et omnes viæ t. veritas
-168 Quia omnes viæ meæ in conspectu tuo

Psal. 127- 1 Beati omnes... qui ambulant in viis ejus
137- 5 Et cantent in viis Domini
138- 4 Et omnes vias meas prævidisti
-24 Et vide, si via iniquitatis in me est
Et deduc me in via æterna
141- 4 In via hac, qua ambulabam, absconderunt
142- 8 Notam fac mihi viam, in qua ambulem
144-17 Justus Dominus in omnibus viis suis
145- 9 Et vias peccatorum disperdet
Prov. 1-31 Comedent igitur fructus viæ suæ
2- 8 Semitas justitiæ, et vias sanctor. custodiens
-12 Ut eruaris a via mala et ab homine
-13 Et ambulant per vias tenebrosas
-15 Quorum viæ perversæ sunt, et infam. gres.
-20 Ut ambules in via bona : et calles justorum
3- 6 In omnibus viis tuis cogita illum
-17 Viæ ejus viæ pulchræ, et omnes semitæ
-23 Tunc ambulabis fiducialiter in via tua
-31 Ne æmuleris... nec imiteris vias ejus
4-11 Viam sapientiæ monstrabo tibi, ducam te
-14 Nec tibi placeat malorum via
-19 Via impiorum tenebrosa : nesciunt ubi corr.
-26 Dirige semitam... et o. viæ t. stabilientur
-27 Vias enim, quæ a dextris sunt, novit Dom.
5- 8 Longe fac ab ea viam tuam, et ne appropinq.
-21 Respicit Dominus vias hominis
6- 6 Vade ad formicam... et considera vias ejus
-23 Lex lux, et via vitæ increpatio disciplinæ
7- 8 Et prope viam domus illius, graditur
-19 Non est e. vir in domo s., abiit via longiss.
-25 Ne abstrahatur in viis illius mens tua
-27 Viæ inferi domus ej., penetrantes in inter.
8- 2 Supra viam, in mediis semitis stans
-13 Et viam pravam et os bilingue detestor
-20 In viis justitiæ ambulo, in medio semitarum
-22 Dom. possedit me in initio viarum suarum
-32 Audite me : beati, qui custodiunt vias meas
9- 6 Vivite, et ambulate per vias prudentiæ
-15 Ut vocaret transeuntes per viam
10- 9 Qui a. depravat vias suas, manifestus erit
-17 Via vitæ, custodienti disciplinam
-29 Fortitudo simplicis via Domini
11- 5 Justitia simplicis diriget viam ejus
12-15 Via stulti recta in oculis ejus
13- 6 Justitia custodit innocentis viam
14- 2 Despicitur ab eo, qui infami graditur via
- 8 Sapientia callidi est intelligere viam suam
-12 Est via, quæ videtur homini justa
-14 Viis suis replebitur stultus
-15 Prosperi erunt actus, et dirigetur via ejus
15- 9 Abominatio est Domino via impii
-10 Doctrina mala deserenti viam vitæ
-19 Via justorum absque offendiculo
16- 2 Omnes viæ hominis patent oculis ejus
- 5 Initium viæ bonæ, facere justitiam
- 7 Cum placuerint Domino viæ hominis
- 9 Cor hominis disponit viam suam
-17 Custos animæ suæ servat viam suam
-25 Est via, quæ videtur homini recta
-29 Et ducit eum per viam non bonam
-31 Quæ in viis justitiæ reperietur
18-16 Donum hominis dilatat viam ejus
19-16 Qui a. negligit viam suam, mortificabitur
20-24 Quis a. hom. intelligere potest viam suam
21- 2 Omnis via viri recta sibi videtur
- 8 Perversa via viri, aliena est
-16 Vir, qui erraverit a via doctrinæ
-29 Qui autem rectus est, corrigit viam suam
22- 5 Arma et gladii in via perversi
- 6 Proverb. est : adolescens juxta viam suam
23-19 Esto sapiens : et dirige in via animum tuum
-26 Et oculi tui vias meas custodiant
-28 Insidiatur in via quasi latro
26-13 Dicit piger : Leo est in via, et leæna
28-10 Qui decipit justos in via mala... corruet
-18 Qui perversis graditur viis, concidet semel
29-27 Abominantur impii eos, qui in recta sunt via
30-19 Viam aquilæ in cœlo, viam colubri super petram, viam navis in medio mari, et viam viri in adolescentia (*ignoro*)
-20 Talis est et via mulieris adulteræ
Eccle. 10- 3 In via stultus ambulans... o. stultos æstimat
11- 5 Quomodo ignoras quæ sit via spiritus
- 9 Et ambula in viis cordis tui, et in intuitu
12- 5 Excelsa q. timebunt, et formidabunt in via
Sap. 2-15 Quoniam... et immutatæ sunt viæ ejus
-16 Abstinet se a viis nostris tanq. ab immund.
5- 6 Ergo erravimus a via veritatis
- 7 Lassati sumus in via iniquitatis et perditionis, et ambulavimus vias difficiles, viam autem Domini ignoravimus
6-17 Et in viis ostendit se illis hilariter
10-10 Profugum... justum deduxit per vias rectas
-17 Et deduxit illos in via mirabili
12-24 Et enim in erroris via diutius erraverunt

Sap. 14- 3 Quoniam dedisti et in mari viam
[illegible]8- 3 Columnam ducem habuerunt ignotæ viæ
-23 Et divisit illam quæ ad vivos ducebat viam
1[illegible] Et in mari Rubro via sine impedimento
Eccli. 2[illegible] Et dirige viam tuam, et spera in illum
[illegible] Et peccatori terram ingredienti duabus vii
[illegible]6 Væ his... qui dereliquerunt vias rectas, e diverterunt in vias pravas
-18 Qui diligunt illum, conservabunt viam illiu
3-28 Cor ingrediens duas vias, non habebit succ
4-12 Et præibit in via justitiæ
5-11 Et non eas in omnem viam
-12 Esto firmus in via Domini, et in veritate
6-27 Et in omni virtute tua conserva vias ejus
8-18 Cum audace non eas in via
9-10 Fornicaria, quasi stercus in via conculcab.
11-15 Dilectio, et viæ bonorum apud ipsum
-28 Retribuere unicuique secundum vias suas
14-23 Qui excogitat vias illius in corde suo
Quasi investigator et in viis illius consistens
16-21 Et vias illius quis intelliget?
17-13 Viæ illorum coram ipso sunt semper
-16 Sine intermissione inspicientes in viis eorum
-20 Pœnitentibus autem dedit viam justitiæ
18-11 Et ostendit eis viam æquitatis
21-11 Via peccantium complanata lapidibus
-19 Narratio fatui quasi sarcina in via
23-28 Circumspicientes omnes vias hominum
24-25 In me gratia omnis viæ et veritatis
28-26 Non permanebit,sed obtinebit vias injustor.
32-25 In via ruinæ non eas, et non offendes in lapides : nec credas te viæ laboriosæ
33-11 Dom. separavit eos, et immutavit vias eor.
-14 Omn. viæ ejus secund. dispositionem ejus
-33 Et in qua via quæras illum, nescis
34-22 Sustinentibus se in via veritatis et justitiæ
36-19 Et dirige nos in viam justitiæ, et sciant om.
37-11 Bona est via tua : et stet econtrario videre
-19 Ut dirigat in veritate viam tuam
39-29 Et viæ illius viis illorum directæ sunt
41- 2 Et cujus viæ directæ sunt in omnibus
47-29 Et dedit viam peccandi Ephraïm
48-25 Et fortiter ivit in via David patris sui
49- 8 Desertas fecerunt vias ipsius in manu Jerem.
-11 Benefacere illis qui ostenderunt rectas vias
Isai. 2- 3 Et docebit nos vias suas, et ambulabimus
3-12 Et viam gressuum tuorum dissipant
7- 3 Ad extremum aquæ ductus in via Agri full.
8-11 Erudivit me, ne irem in via populi hujus
9- 1 Aggravata est via maris trans Jordanem
10-24 Baculum s. levabit super te in via Ægypti
-26 Et levabit eam in via Ægypti
11-16 Et erit via residuo populo meo
15- 5 In via Oronaïm clamorem contrit. levabunt
19-23 In die illa erit via de Ægypto in Assyrios
30-11 Auferte a me viam, declinate a me semitam
-21 Hæc est via, ambulate in ea: et non declinetis
33- 8 Dissipatæ sunt viæ, cessavit transiens
35- 8 Et erit ibi semita et via, et via sancta vocabitur... et hæc erit vobis directa via
36- 2 Et stetit... in via Agri fullonis
37-29 Et reducam te in viam, per quam venisti
-34 In via, qua venit, per eam revertetur
40- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Do.
- 4 Et erunt... aspera in vias planas
-14 Et viam prudentiæ ostendit illi
-27 Abscondita est via mea a Domino
42-16 Et ducam cæcos in viam, quam nesciunt
-24 Et noluerunt in viis ejus ambulare
43-16 Hæc dicit Dom., qui dedit in mari viam
-19 Ponam in deserto viam, et in invio flumina
45-13 Suscitavi eum... et omnes vias ejus dirigam
47-15 Unusquisque in via sua erraverunt
48-15 Adduxi eum, et directa est via ejus
-17 Gubernans te in via, qua ambulas
49- 9 Super vias pascentur, et in omnibus planis
-11 Et ponam omnes montes meos in viam
51-10 Qui posuisti profundum maris viam
-20 Dormierunt in capite omnium viarum
-23 Et posuisti ut terram corpus tuum, et quasi viam transeuntibus
53- 6 Unusquisque in viam suam declinavit
55- 7 Derelinquat impius viam suam
- 8 Neque viæ vestræ, viæ meæ, dicit Dominus
- 9 Sic exaltatæ sunt viæ meæ a viis vestris
56-11 Omnes in viam suam declinaverunt
57-10 In multitudine viæ tuæ laborasti
-14 Viam facite, præbete iter, declinate de semita, auferte offendicula de via pop. mei
-17 Et abiit vagus in via cordis sui
-18 Vias ejus vidi, et sanavi eum, et reduxi eum
58- 2 Me... quærunt, et scire vias meas volunt
-13 Glorificaveris eum dum non facis vias tuas
59- 7 Vastitas et contritio in viis eorum
- 8 Viam pacis nescierunt, et non est judic.

Isai. 62-10 Præparate viam populo, planum facite iter
63-17 Quare errare nos fecisti, Dom., de viis tuis
64- 5 In viis tuis recordabuntur tui
65- 2 Qui graditur in via non bona post cogitat.
66- 3 Hæc omnia elegerunt in viis suis
Ierem. 2-17 Eo tempore, quo ducebat te per viam
-18 Et nunc quid tibi vis in via Ægypti
Et quid tibi cum via Assyriorum, ut bibas
-23 Vide vias tuas in convalle, scito quid fece-ris : cursor levis explicans vias suas
-33 Quid niteris bonam ostendere viam tuam
Quæ insuper et malitias tuas docuisti vias t.
-36 Quam vilis facta est nimis, iterans vias tuas
3- 2 In viis sedebas, expectans eos quasi latro
-13 Et dispersisti vias tuas alienis sub om. ligno
-21 Vox in viis audita est, ploratus et ululatus
Quoniam iniquam fecerunt viam suam
4-11 Ventus urens in viis, quæ sunt in deserto viæ filiæ populi mei
-18 Viæ tuæ et cogitationes tuæ fecerunt hæc
5- 1 Circuite vias Jerusalem, et aspicite
- 4 Ignorantes viam Domini, judicium Dei sui
- 5 Ipsi enim cognoverunt viam Domini
6-16 State super vias et videte, et interrogate de semitis antiquis, quæ sit via bona
-25 Nolite exire ad agros, et in via ne ambuletis
-27 Et scies, et probabis viam eorum
7- 3 Bonas facite vias vestras, et studia vestra
- 5 Quoniam si bene direxeritis vias vestras
10- 2 Juxta vias gentium nolite discere
-23 Scio, Dom., quia non est hominis via ejus
11-13 Et secundum numerum viarum Jerusalem
12- 1 Quare via impiorum prosperatur
-12 Super omnes vias deserti venerunt vastat.
-16 Si eruditi didicerint vias populi mei
14-16 Erunt projecti in viis Jerusalem præ fame
15- 7 Et tamen a viis suis non sunt reversi
16-17 Quia oculi mei super omnes vias eorum
17-10 Qui do unicuique juxta viam suam
18-11 Revertatur unusquisque a via sua mala
Et dirigite vias vestras et studia vestra
-15 Frustra libantes, et impingentes in viis suis
21- 8 Ego do coram vob. viam vitæ et viam mortis
22-21 Hæc est via tua ab adolescentia tua
23-12 Via eorum erit quasi lubricum in tenebris
-22 Avertissem utique eos a via sua mala
25- 5 Revertimini unusquisque a via sua mala
26- 3 Et convertantur unusquisque a via sua mala
-13 Nunc ergo bonas facite vias vestras
28-12 Et abiit Jeremias propheta in viam suam
31- 9 Adducam eos per torrentes aq. in via recta
-21 Dirige cor tuum in viam rectam
32-19 Cujus oculi aperti sunt super omnes vias
Ut reddas unicuique secundum vias suas
-39 Et dabo eis cor unum et viam unam
35-15 Convertimini unusquisq. a via sua pessima
36- 3 Revertatur unusquisque a via sua pessima
- 7 Revertatur unusquisque a via sua pessima
39- 4 Egressi sunt nocte de civ. per viam horti reg.
Et egressi sunt ad viam deserti
42- 3 Et annuntiet nobis Dom. Deus tuus viam
48-19 In via sta, et prospice, habitatio Aroer
50- 5 In Sion interrogabunt viam, huc facies eor.
-26 Tollite de via lapides, et redigite in acervos
52- 7 Per viam portæ, quæ est inter duos muros
Et abierunt per viam quæ ducit in eremum
Thren. 1- 4 Viæ Sion lugent, eo quod non sint qui ven.
-12 O vos omn. qui transitis per viam, attendite
2-15 Plauserunt... omnes transeuntes per viam
3- 9 Conclusit vias meas lapidibus quadris
-40 Scrutemur vias nostras, et quæramus
4- 5 Qui vescebantur volupt., interierunt in viis
Baruc. 2- 8 Ut reverteremur... a viis nostris pessimis
-33 Quia reminiscentur viam patrum suorum
3-13 Nam si in via Dei ambulasses, habitasses
-20 Viam autem disciplinæ ignoraverunt
-23 Viam autem sapientiæ nescierunt
-27 Neque viam disciplinæ invenerunt
-31 Non est qui possit scire vias ejus
-37 Hic adinvenit omnem viam disciplinæ
4- 2 Ambula per viam ad splendorem ejus
-13 Nec ambulaverunt per vias mandator. Dei
-26 Delicati mei ambulaverunt vias asperas
6-42 Mulieres a. circumdatæ funib. in viis sedent
Ezech. 3-18 Ut avertatur a via sua impia, et vivat
-19 Non fuerit conversus... a via sua impia
7- 3 Et judicabo te juxta vias tuas : et ponam
- 4 Sed vias tuas ponam super te, et abominat.
- 8 Et judicabo te juxta vias tuas
- 9 Nec miserebor, sed vias tuas imponam tibi
-27 Secundum viam eorum faciam eis
8- 5 Fili hom., leva oculos tuos ad viam Aquil.
9- 2 Sex viri veniebant de via portæ Superioris
-10 Viam eorum super caput eorum reddam
11- 6 Et implestis vias ejus interfectis

Ezech. 11-21 Horum viam in capite suo ponam, dicit Do.
13-22 Ut non reverteretur a via sua mala
14-22 Ingredientur ad vos, et videbitis viam eor.
-23 Consolabuntur vos, cum videritis viam eor.
16-25 Ad om. caput viæ ædificasti signum prostit.
-27 Quæ erubescunt in via tua scelerata
-31 Fabricasti lupanar tuum in capite omnis viæ
-43 Quapropt. et ego vias tuas in capite tuo dedi
-47 Sed nec in viis earum ambulasti
Pene sceleratiora fecisti illis in om. viis t.
-61 Et recordaberis viarum t., et confunderis
18-23 Et non ut convertatur a viis suis, et vivat
-25 Et dixistis : Non est æqua via Domini
Numquid via mea non est æqua, et non magis viæ vestræ pravæ sunt ?
-29 Dicunt filii Israel : Non est æqua via Dom.
Numquid viæ meæ non sunt æquæ, domus Israel, et non magis viæ vestræ pravæ?
-30 Idcirco unumquemq. juxta vias s. judicabo
20-30 Certe in via patrum vestror. vos polluimini
-43 Et recordabimini ibi viarum vestrarum
-44 Et non secundum vias vestras malas
-46 Fili hom., pone faciem t. contra viam Austri
21-19 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias
Conjecturam, in capite viæ civitatis conjiciet
-20 Viam pones ut veniat gladius ad Rabbath
-21 Stetit e. rex... in capite duarum viarum
22-31 Viam eorum in caput eor. reddidi, ait Do.
23-13 Et vidi quod polluta esset via una ambarum
-31 In via sororis t. ambulasti, et dabo calicem
24-14 Juxta vias tuas... judicabo te, dicit Dom.
28-15 Perfectus in viis tuis a die conditionis tuæ
33- 8 Ut se custodiat impius a via sua
- 9 Si a. annuntiante te ad impium ut a viis suis convertatur, non fuerit conversus a via s.
-11 Sed ut convertatur impius a via sua, et vivat
Convertimini, convert. a viis vestr. pessimis
-17 Dixerunt filii pop. tui : Non est æqui pon-deris via Do. : et ipsorum via injusta est
-20 Et dicitis : Non est recta via Domini
Unumquemq. juxta vias s. judicabo de vob.
36-17 Et polluerunt eam in viis suis, et in studiis suis; juxta immunditiam menstruatæ facta est via eorum coram me
-19 Juxta vias eor. et adinvent. eor. judicavi eos
-31 Et recordabimini viarum vestrar. pessimar.
-32 Et erubescite super viis vestris, domus Isr.
40- 6 Ad portam, quæ respiciebat viam Orient.
-10 Porro thalami portæ ad viam Orientalem
-20 Portam quoq., quæ respiciebat viam Aquil.
-24 Et eduxit me ad viam Australem
-27 Et porta atrii interioris in via Australi
A porta usque ad portam in via Australi
-32 Et introduxit me... per viam Orientalem
-44 Et facies eorum contra viam Australem
Quæ respiciebat ad viam Aquilonis
-45 Gazophylacium, quod respicit viam Merid.
-46 Gazophylacium, quod respicit ad viam Aq.
41-11 Ostium unum ad viam Aquilonis, et ostium unum ad viam Australem
-12 Versumque ad viam respicientem ad mare
42- 1 Eduxit me... per viam ducentem ad Aquil.
- 4 Ad interiora respiciens viæ cubiti unius
- 7 Gazophylacia, quæ erant in via atrii exter.
-10 Atrii, quod erat contra viam Orientalem
-11 Via ante faciem eorum, juxta similitudinem gazophylaciorum, quæ erant in via Aq.
-12 Quæ erant in via respiciente ad Notum : ostium in capite viæ : quæ via erat ante vestibulum separatum per viam Orient.
-15 Eduxit me per viam portæ, quæ respiciebat ad viam Orientalem
43- 1 Ad portam, quæ respiciebat ad viam Orient.
- 2 Gloria Dei Isr. ingrediebatur per viam Or.
- 4 Per viam portæ, quæ respiciebat ad Orient.
44- 1 Et convertit me ad viam portæ sanctuarii
- 3 Per viam portæ vestibuli ingredietur, et per viam ejus egredietur
- 4 Et adduxit me per viam portæ Aquilonis
- 5 Et pones cor tuum in viis templi
46- 2 Intrabit princeps per viam vestibuli portæ
- 8 Princeps, per viam vestibuli portæ ingre-diatur, et per eamdem viam exeat
- 9 Egrediatur per viam portæ Meridianæ
Porro qui ingreditur per viam portæ Meri-dianæ, egrediatur per viam portæ Aqui-lonis : non revertetur per viam portæ, per quam ingressus est
47- 2 Et eduxit me per viam portæ Aquilonis
Convertit me ad viam foras portam exte-riorem, viam quæ respiciebat ad Orient.
-15 A mari Magno via Hethalon, venientibus
48- 1 A finibus Aquilonis juxta viam Hethalon
Ad Aquilonem juxta viam Emath
Dan. 3-27 Et viæ tuæ rectæ, et omn. judicia tua vera

Dan. 4-34 Omnia opera ejus vera, et viæ ejus judicia
5-23 Qui habet... in manu sua, et omnes vias tuas
Osee. 2- 6 Ecce ego sepiam viam tuam spinis
4- 9 Visitabo super eum vias ejus, et cogitat. ej.
6- 9 In via interficientium pergentes de Sichem
9- 8 Laqueus ruinæ factus est super om. vias ej.
10-13 Quia confisus es in viis tuis, in multitudine
12- 2 Juxta vias ejus, et juxta adinventiones ejus
13- 7 Et ego ero eis... sicut pardus in via Assyr.
14-10 Quia rectæ viæ Domini, et justi ambulab.
Joel. 2- 7 Viri in viis suis gradientur, et non declinab.
Amos. 2- 7 Qui conterunt..et viam humilium declinant
4-10 Misi in vos mortem in via Ægypti
8-14 Vivit Deus tuus Dan, et vivit via Bersabee
Jonæ. 3- 8 Et convertatur vir a via sua mala
-10 Quia conversi sunt de via sua mala
Mich. 4- 2 Et docebit nos de viis suis, et ibimus in sem.
Nahum. 1- 3 Dominus in tempestate et turbine viæ ejus
2- 1 Contemplare viam, conforta lumbos
3-10 Parvuli ejus elisi sunt in capite om. viarum
Habac. 3-15 Viam fecisti in mari equis tuis, in luto
Soph. 3- 6 Desertas feci vias eorum, dum non est
Aggæi. 1- 5 Ponite corda vestra super vias vestras
- 7 Ponite corda vestra super vias vestras
Zach. 1- 4 Convertimini de viis vestris malis
- 6 Cogitavit... facere nobis secundum vias nost.
3- 7 Si in viis meis ambulaveris
10- 5 Conculcantes lutum viarum in prælio
Malac. 2- 8 Vos a. recessistis de via, et scandalizastis
- 9 Sicut non servastis vias meas, et accepistis
3- 1 Et præparabit viam ante faciem meam
1 Mac. 2-22 Transgred... mandata, ut eamus altera via
5- 4 Erant populo in laq... insidiantes ei in via
-24 Abierunt viam trium dierum per desertum
-28 Convertit Judas... viam in desertum Bosor
-53 Et exhortabatur populum per totam viam
6-33 Concitavit exercitus... contra viam Bethz.
7-45 Et persecuti sunt eos viam unius diei
8-19 Et abierunt Romam viam multam valde
9- 2 Et abierunt viam, quæ ducit in Galgala
11- 4 Tumulos, quos fecerant secus viam
13-20 Et gyraverunt per viam quæ ducit Ador
15-41 Ut egressi perambularent viam Judææ
Math. 2-12 Per aliam viam reversi sunt in regionem s.
3- 3 Parate viam Domini, rectas facite semitas
4-15 Via maris trans Jordanem, Galilæa gentium
5-25 Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo
7-13 Spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem
-14 Et arcta via est, quæ ducit ad vitam
8-28 Ita ut nemo posset transire per viam illam
10- 5 Dicens : In viam gentium ne abieritis
-10 Non peram in via, neque duas tunicas
11-10 Qui præparabit viam tuam ante te
13- 4 Dum seminat, quæd. ceciderunt secus viam
-19 Hic est qui secus viam seminatus est
15-32 Dimitt. eos jejunos nolo, ne deficiant in via
20-30 Et ecce duo cæci sedentes secus viam
21- 8 Straverunt vestimenta sua in via
Cædebant ramos de arbor. .sternebant in via
-19 Et videns fici arborem unam secus viam
-32 Venit enim ad vos Joannes in via justitiæ
22- 9 Ite ergo ad exitus viarum
-10 Egressi servi ej. in vias, congregaverunt om.
-16 Verax es, et viam Dei in veritate doces
Marc. 1- 2 Qui præparabit viam tuam ante te
- 3 Parate viam Domini, rectas facite semitas
4- 4 Et dum seminat, aliud cecidit circa viam
-15 Hi a. sunt, qui circa viam, ubi seminatur
6- 8 Et præcepit eis ne quid tollerent de via
8- 3 Et si dimisero eos... deficient in via
-27 Et in via interrogabat Discipulos suos
9-32 Interrogabat eos : Quid in via tractabatis ?
-33 Siquidem in via inter se disputaverant
10-17 Et cum egressus esset in viam, procurrens
-32 Erant a. in via ascendentes Jerosolymam
-46 Cæcus sedebat juxta viam mendicans
-52 Et confestim vidit, et sequebatur eum in via
11- 8 Multi a. vestimenta sua straverunt in via
Frondes cædebant... et sternebant in via
12-14 Sed in veritate viam Dei doces
Luc. 1-76 Præibis e. ante faciem Do. parare vias ejus
-79 Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
3- 4 Parate viam Domini, rectas facite semitas
- 5 Et erunt... aspera in vias planas
7-27 Qui præparabit viam tuam ante te
8- 5 Et dum seminat, aliud cecidit secus viam
-12 Qui autem secus viam, hi sunt, qui audiunt
9- 3 Nihil tuleritis in via, neque virgam
-57 Factum est autem : ambulantibus illis in via
10- 4 Et neminem per viam salutaveritis
-31 Ut sacerdos quidam descenderet eadem via
11- 6 Quoniam amicus meus venit de via ad me
12-58 In via da operam liberari ab illo
14-23 Et ait dominus servo : Exi in vias et sepes

Luc. 18-35 Cæcus quid. sedebat secus viam mendicans
19-36 Substernebant vestimenta sua in via
20-21 Sed viam Dei in veritate doces
24-32 Dum loqueretur in via, et aperiret nobis
-35 Et ipsi narrabant quæ gesta erant in via
Joan. 1-23 Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias
14- 4 Et quo ego vado scitis, et viam scitis
- 5 Et quomodo possumus viam scire ?
- 6 Ei Jesus : Ego sum via, et veritas, et vita
Act. 2-28 Notas mihi fecisti vias vitæ : et replebis me
8-26 Ad viam quæ descendit ab Jerusalem
-36 Et dum irent per viam, venerunt ad quamd.
-39 Ibat autem per viam suam gaudens
9- 2 Ut si quos invenisset hujus viæ viros
-17 Misit me Jesus, qui apparuit tibi in via
-27 Narravit illis quomodo in via vidisset Dom.
13-10 Non desinis subvertere vias Domini rectas
14-15 Dimisit omnes gentes ingredi vias suas
16-17 Qui annuntiant vobis viam salutis
18-25 Hic erat edoctus viam Domini : et fervens
-26 Et diligentius exposuerunt ei viam Domini
19- 9 Maledicentes viam Dom. coram multitud.
-23 Facta est... turbatio non minima de via Do.
22- 4 Qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem
24-22 Felix, certissime sciens de via hac
25- 3 Insid. tendentes ut interficerent eum in via
26-13 Die media in via, vidi, rex, de cœlo supra
Rom. 3-16 Contritio et infelicitas in viis eorum
-17 Et viam pacis non cognoverunt
11-33 Et investigabiles viæ ejus
1 Cor. 4-17 Qui vos commonefaciet vias meas
12-31 Adhuc excellentiorem viam vob. demonstro
1 Thes. 3-11 Jesus Christus dirigat viam nostram ad vos
Hebr. 3-10 Ipsi autem non cognoverunt vias meas
9- 8 Nondum propalatam esse sanctorum viam
10-20 Quam initiavit nobis viam novam
Jacob. 1- 8 Inconstans est in omnibus viis suis
2-25 Suscipiens nuntios, et alia via ejiciens
5-20 Qui converti fecerit peccatorem ab errore
2 Petr. 2- 2 Per quos via veritatis blasphemabitur
-15 Derelinquentes rectam viam erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor
-21 Melius e. erat illis non cognoscere viam just.
Judæ. -11 Væ illis, quia in via Cain abierunt
Apoc. 15- 3 Justæ et veræ sunt viæ tuæ, rex sæculorum
16-12 Ut præpararetur via regibus ab ortu solis

VIANS.

1 Reg. 24- 4 Ad caulas ovium, quæ se offerebant vianti

VIATICUM.

Deut. 15-14 Sed dabis viaticum de gregibus et de area
Josue. 9- 5 Panes quoque, quos portabant ob viaticum

VIATOR.

Gen. 37-25 Viderunt Ismaëlitas viatores venire de Gal.
Job. 21-29 Interrogate quemlibet de viatoribus
31-32 Ostium meum viatori patuit
Prov. 6-11 Et veniet tibi, quasi viator, egestas
Eccli. 26-15 Sicut viator sitiens, ad fontem os aperiet
42- 3 De verbo sociorum et viatorum
Jerem. 9- 2 Quis dabit me... diversorium viatorum
14- 8 Et quasi viator declinans ad manendum
Ezech. 36-34 Erat desolata in oculis omnis viatoris
39-11 Dabo Gog... vallem viatorum ad Or. maris

VIBRO.

Job. 39-23 Super ipsum... vibrabit hasta et clypeus
41-20 Et deridebit vibrantem hastam
Psal. 7-13 Nisi conversi fueritis, gladium s. vibrabit
2 Mac. 11- 8 Eques... armis aureis hastam vibrans

VICARIUS.

Levit. 24-18 Qui percusserit animal, reddet vicarium

VICENUS.

Judith. 1- 3 Vicenorum pedum spatio tendebatur

VICIA.

Isai. 28-25 Et ponet... milium et viciam in finibus suis
Ezech. 4- 9 Sume tibi... lentem, et milium, et viciam

VICIES

Apoc. 9-16 Et numerus equestris exercitus vicies millies dena millia

VICINUS, A, UM. *Subst. et adject.*

Exod. 3-22 Sed postulabit mulier a vicina sua
11- 2 Ut postulet... mulier a vicina sua, vasa
12- 4 Assumet vicinum s. qui junctus est domui
13-17 Per viam terræ Philisthiim, quæ vicina est
Levit. 13-21 Quod si... et vicina carne non est humilior
-31 Viderit loc. maculæ æqualem vicinæ carni
Deut. 2-19 Et accedens in vicina filiorum Ammon
Deut. 19- 3 Ut habeat e vicino... quo possit evadere
21- 3 Quam viciniorem cæteris esse perspexerint
Josue. 9-16 Audierunt quod in vicino habitarent
Ruth. 4-17 Vicinæ autem mulieres congratulantes ei
1 Reg. 4-19 Uxor Phinees prægnans erat, vicinaq. partui
3 Reg. 1- 9 Qui erat vicinus fonti Rogel
21- 2 Quia vicina est, et prope domum meam
4 Reg. 4- 3 Pete mutuo ab omnibus vicinis tuis vasa
Tobiæ. 8-22 Fecit et parari epulas omnibus vicinis suis
Esth. 9-20 Tam in vicino positis, quam procul
Psal. 30-12 Factus sum opprobrium et vicinis meis valde
43-14 Posuisti nos opprobrium vicinis nostris
78- 4 Facti sumus opprobrium vicinis nostris
-12 Redde vicinis nostris septuplum in sinu eor.
79- 7 Posuisti nos in contradictionem vicinis nost.
88-42 Factus est opprobrium vicinis suis
Prov. 27-10 Melior est vicinus juxta, quam frater procul
Isai. 33-13 Et cognoscite, vicini, fortitudinem meam
-24 Nec dicet vicinus : Elangui
Jerem. 6-21 Vicinus et proximus peribunt
12-14 Hæc dicit Dom. adversum om. vicinos meos
23-23 Putas-ne Deus e vicino ego sum
49-10 Et fratres ejus, et vicini ejus, et non erit
-18 Subversa est Sodoma, et Gomorrha, et vicinæ ejus
50-40 Sicut subvertit. .et Gomorrham et vicinas ej.
Baruc. 4-24 Sicut e. viderunt vicinæ Sion captivit. vest.
Ezech. 16-26 Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis t.
Dan. 13- 4 Et erat ei pomarium vicinum domui suæ
Mich. 1-11 Planctum domus vicina accipiet ex vobis
2 Mac. 4-32 Alia vendiderat Tyri, et per vicinas civitates
9-25 Et vicinos temporibus insidiantes
Luc. 1-58 Et audierunt vicini et cognati ejus
-65 Et factus est timor super omnes vicinos eor.
14-12 Noli vocare... cognatos neq. vicinos divites
15- 6 Veniens domum convocat amicos et vicinos
- 9 Cum invenerit, convocat amicas et vicinas
Joan. 9- 8 Itaque vicini, et qui viderant eum prius
Act. 5-16 Concurrebat a. et multitudo vicinarum civit.
Hebr. 6- 9 Dilectissimi, meliora et viciniora saluti

VICIS, ES.

Gen. 27-36 Supplantavit enim me, en altera vice
30-20 Etiam ac vice mecum erit maritus meus
31- 7 Mutavit mercedem meam decem vicibus
-41 Immutasti q. mercedem m. decem vicibus
43-10 Jam vice altera venissemus
Exod. 7-23 Nec apposuit cor etiam hac vice
8-32 Ita ut nec hac quidem vice dimitteret pop.
9-14 Quia in hac vice mittam omnes plagas meas
10-17 Dimittite peccatum mihi etiam hac vice
23-14 Tribus vicibus per singulos annos mihi festa
Levit. 8-11 Cumq... aspersisset altare septem vicibus
Num. 14-22 Et tentaverunt me jam per decem vices
19- 4 Asperget contra fores tabern. septem vicibus
Deut. 9-19 Et exaudivit me Dominus etiam hac vice
10-10 Exaudivitque me Dominus etiam hac vice
16-16 Tribus vicibus per annum apparebit
Judic. 4- 9 Sed in hac vice victoria non reputabitur tibi
9-16 Et reddidistis vicem beneficiis ejus
16-15 Per tres vices mentitus es mihi, et noluisti
20-30 Et tertia vice, sicut semel et bis
1 Reg. 22- 8 Non est qui vicem meam doleat ex vobis
23-21 Benedicti vos a Do. quia doluistis vicem m.
2 Reg. 17- 7 Consilium, quod dedit Achitophel hac vice
3 Reg. 9-25 Offerebat quoq. Salom. trib. vicibus per an.
17-21 Atq. mensus est super puerum tribus vicibus
18-43 Et rurs. ait illi : Revertere septem vicibus
-44 In septima autem vice, ecce nubecula parva
4 Reg. 13-18 Et cum percussisset tribus vicibus
-19 Nunc autem tribus vicibus percuties eam
-25 Tribus vicibus percussit eum Joas
1 Par. 9-18 Observabant per vices suas de filiis Levi
-19 Per vices castrorum Domini custodientes introitum
-23 Et in tabernaculo, vicibus suis
11-11 Super trecentos vulneratos una vice
14-13 Alia etiam vice Philisthiim irruerunt
16-37 Jugiter, per singulos dies et vices suas
23- 6 Distribuit eos David per vices filiorum Levi
-24 Hi filii Levi... principes per vices
24- 3 Secundum vices suas et ministerium
-19 Hæ vices eorum secundum ministeria sua
25- 8 Miseruntque sortes per vices suas, ex æquo
2 Par. 5-11 Nec adhuc in illo tempore vices
1 Esdr. 6-18 Et statuerunt... et Levitas in vicibus suis
2 Esdr. 4-12 Et dicentibus nobis per decem vices
-22 Et sint nobis vices per noctem et diem
6- 4 Miserunt autem ad me... per quatuor vices
- 5 Et misit ad me... quinta vice puerum suum
7- 3 Et posui custodes... singulos per vices suas
2-24 Et fratres eorum per vices suas
Esth. 9- 1 Versa vice, Judæi superiores esse cœperunt
Job. 33-29 Hæc omnia operatur Deus tribus vicibus
Isai. 59-18 Insulis vicem reddet
Jerem. 10-18 Longe projiciam habitat. terræ in hac vice
16-21 Ecce ego ostendam eis per vicem hanc
37-12 Erat ibi custos portæ per vices, nom. Jerias
Thren. 3-64 Reddes eis vicem, Domine, juxta opera man.
Luc. 1- 5 Sacerdos quid. nom. Zacharias, de vice Abia
- 8 Cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis s.
1 Tim. 5- 4 Et mutuam vicem reddere parentibus

VICISSIM.

Gen. 34- 9 Et jungamus vicissim connubia
3 Reg. 5-14 Decem millia per menses singulos vicissim
Dan. 13-10 Nec indicaverunt sibi vicissim dolorem s.

VICISSITUDO.

1 Reg. 24-20 Sed Dom. reddat tibi vicissitudinem hanc
2 Reg. 19-36 Non indigeo hac vicissitudine
Judith. 6-17 Ipse tibi hanc dabit vicissitudinem
Prov. 19-17 Et vicissitudinem suam reddet ei
Sap. 7-18 Vicissitudinum permutationes, et commutationes
Isai. 59-18 Quasi ad... vicissitudinem inimicis suis
Jerem. 51- 6 Vicissitudinem ipse retribuet ei
Joel. 3- 4 Cito velociter reddam vicissitudinem vobis
Jacob. 1-17 Apud quem non est... vicissitudinis obumbratio

VICTIMA.

Gen. 22- 7 Ecce... ligna : ubi est victima holocausti ?
- 8 Deus providebit sibi victimam holocausti
31-54 Immolatisq. victimis in monte, vocavit frat.
43-16 Et occide victimas, et instrue convivium
46- 1 Et mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac
Exod. 12-27 Dicetis eis : Victima transitus Domini est
23-18 Non immolabis super fermento sanguinem victimæ meæ
24- 5 Immolaveruntque victimas pacificas Dom.
29-18 Oblatio est Do., odor suaviss. victimæ Dom.
-28 Primitiva sunt et initia de victimis eorum
30- 9 Non offeretis... nec oblationem et victimam
34-25 Neq. residebit mane de victima solemnit.
Levit. 1- 2 Id est, de bobus et ovibus offerens victimas
3- 2 Ponetq. manum super caput victimæ suæ
- 8 Ponet manum s. super caput victimæ suæ
4-26 Sicut in victimis pacificorum fieri solet
-31 Sicut auferri solet de victimis pacificorum
-32 Sin autem de pecoribus obtulerit victimam
7- 2 Mactabitur et victima pro delicto
- 8 Sacerdos qui offert holocausti victimam
-18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum
-29 Qui offert victimam pacificorum Domino
-37 Pro consecratione et pacificorum victimis
9-12 Immolavit et holocausti victimam
10-19 Oblata est hodie victima pro peccato
17- 8 Qui obtulerit holocaustum sive victimam
22-21 Homo qui obtulerit victimam pacificorum
Num. 10-10 Canetis tubis super... pacificis victimis
15- 3 In holocaust. aut victimam, vota solventes
- 4 Offeret quicumque immolaverit victimam
- 5 Dabit in holocaustum, sive in victimam
- 8 Ut impleas votum vel pacificas victimas
19- 2 Ista est religio victimæ quam constituit Do.
28-14 Quæ per singulas fundenda sunt victimas
Deut. 12- 6 Et offeretis... holocausta et victimas vestras
18- 3 A populo et ab his qui offerunt victimas
32-38 De quorum victimis comedebant adipes
33-19 Ibi immolabunt victimas justitiæ
Josue. 8-31 Immolavitque pacificas victimas
13-14 Sed sacrificia et victimæ Dom. Dei Israël
22-23 Et pacificas victimas super eo imponeremus
-26 Non in holoc., neq. ad victimas offerendas
-27 Juris nostri sit offerre et holoc. et victimas
-29 Ad holocausta... et victimas offerendas
Judic. 20-26 Obtulerunt ei holoc. atq. pacificas victimas
21- 4 Obtuleruntq. ibi holoc. et pacificas victimas
1 Reg. 2-13 Sed quicumque immolasset victimam
-29 Quare calce abjecistis victimam meam
3-14 Non expietur iniquitas domus ej. victimis
6-15 Immolaverunt victimas in die illa Domino
10- 8 Ut offeras... et immoles victimas pacificas
11-15 Et immolaverunt ibi victimas pacificas
15-22 Numquid vult Dom. holocausta et victimas
Melior est enim obedientia quam victimæ
16- 3 Vocabis Isaï ad victimam, et ego ostendam
20- 6 Quia victimæ solemnes ibi sunt universis
2 Reg. 6-12 Et erant... septem chori et victima vituli
15-12 Cumq. immolaret victimas, facta est conjur.
3 Reg. 3-15 Et fecit victimas pacificas et grande conviv.
8-62 Immolabant victimas coram Domino
9-25 Offerebat... holocausta et pacificas victimas
4 Reg. 5-17 Non e. faciet ultra... victimam diis alienis
10-24 Ingressi sunt igitur ut facerent victimas
16- 4 Immolabat quoque victimas, et adolebat
-15 Sanguinem victimæ super illud effundes
1 Par. 21-28 Protinus ergo Dav... immolavit ibi victimas
29-21 Immolaveruntque victimas Domino

2 *Par.* 5- 6 Tanta enim erat multitudo victimarum
7- 1 Et devoravit holocausta et victimas
- 4 Immolabant victimas coram Domino
9- 4 Et victimas quas immolabat in domo Dom.
11-16 Ad immolandum victimas suas coram Dom.
28-23 Immolavit diis Damasci victimas percussor.
29-31 Et offerte victimas et laudes in domo Dom.
30-22 Immolantes victimas pacificorum
33-16 Et immolavit super illud victimas
1 *Esdr.* 4- 2 Ecce nos immolavimus victimas a diebus
2 *Esdr.* 12-42 Immolaverunt in die illa victimas magnas
Prov. 7-14 Victimas pro salute vovi, hodie reddidi
-22 Eam sequitur quasi bos ductus ad victimam
9- 2 Immolavit victimas suas, miscuit vinum
15- 8 Victimæ impiorum abominabiles Domino
17- 1 Quam domus plena victimis cum jurgio
21- 3 Magis placet Domino, quam victimæ
Eccle. 4-17 Melior est obed., quam stultorum victimæ
9- 2 Immolanti victimas, et sacrificium contemnenti
Isai. 1-11 Quo mihi multitudinem victimarum vestr.
34- 6 Victima enim Domini in Bosra
43-23 Et victimis tuis non glorificasti me
-24 Adipe victimarum tuar. non inebriasti me
56- 7 Victimæ eor. placebunt mihi sup. altari m.
Jerem. 6-20 Et victimæ vestræ non placuerunt mihi
7-21 Holocautomata vestra addite victimis vest.
-22 De verbo holocautomatum et victimarum
11-19 Agnus mansuetus, qui portatur ad victimam
12- 3 Congrega eos quasi gregem ad victimam
14-12 Et si obtulerint holocautomata et victimas
17-26 Portantes holocaustum et victimam
33-18 Et cædat victimas omnibus diebus
46-10 Victima enim Domini Dei exercituum
51-40 Deducam eos quasi agnos ad victimam
Ezech. 20-28 Et immolaverunt ibi victimas suas
21-10 Ut cædat victimas, exacutus est
39-17 Concurrite undique ad victimam meam Victimam grandem super montes Israël
-19 De victima, quam ego immolabo vobis
40-42 In quibus immolatur holocaust. et victima
44-11 Mactabunt holocausta et victimas populi
-29 Victimam et pro peccato et pro delicto ipsi comedent
46-24 In qua coquent ministri... victimas populi
Osee. 5- 2 Et victimas declinastis in profundum
Amos. 4- 4 Et afferte mane victimas vestras
Marc. 9-48 Et omnis victima sale salietur
Act. 7-42 Numquid victimas et hostias obtulistis mihi

VICTIMO.

Eccli. 34-24 Quasi qui victimat filium in consp. patris

VICTOR.

Num. 21- 1 Et victor existens, duxit ex eo prædam
Judic. 8- 9 Cum reversus fuero victor in pace
11-24 Quæ aut. Do. Deus noster victor obtinuit
21-22 Non enim rapuerunt eas jure bellantium atque victorum
Judith. 15- 8 Qui victores reversi sunt ad Bethuliam
Isai. 9- 3 Sicut exultant victores capta præda
Habac. 3-19 Deducet me victor in Psalmis canentem

VICTORIA.

Num. 23-21 Et clangor victoriæ regis in illo
Judic. 4- 9 In hac vice victoria non reputabitur tibi
11-36 Concessa tibi ultione atque victoria de host.
15-18 Tu dedisti in manu servi tui salutem hanc maximam atque victoriam
2 *Reg.* 12-28 Ne... nomini meo ascribatur victoria
19- 2 Et versa est victoria in luctum in die illa
1 *Par.* 29-11 Tua est, Domine... gloria, atque victoria
2 *Par.* 26- 8 Divulgatum est nomen ejus... propter crebras victorias
Judith. 13-20 Revocavit me vob. gaudentem in victoria s.
16-22 Omn. populus post victoriam venit in Jer.
-24 Gaudium hujus victoriæ celebratum est
-31 Dies autem victoriæ hujus festivitatis
Job. 23- 7 Et perveniat ad victoriam judicium meum
Prov. 21-28 Vir obediens loquetur victoriam
22- 9 Victoriam et honorem acquiret qui dat
1 *Mac.* 3-19 Non in multitudine exercitus victoria belli
2 *Mac.* 10-28 Isti quidem victoriæ et prosperitatis sponsorem cum virtute Dominum habentes
-38 Magna fecit in Israël, et victoriam dedit illis
13-15 Et dato signo suis Dei victoriæ
15- 8 Nunc sperarent... sibi affuturam victoriam
-21 Prout ipsi placet, dat dignis victoriam
Matth. 12-20 Donec ejiciat ad victoriam judicium
1 *Cor.* 15-54 Absorpta est mors in victoria
-55 Ubi est, mors, victoria tua? ubi est, mors
-57 Deo aut. gratias, qui dedit nobis victoriam
1 *Joan.* 5- 4 Et hæc est victoria, quæ vincit mundum

VICTRIX.

Sap. 10-20 Et victricem manum tuam laudaverunt

VICTUALIA.

2 *Mac.* 3-10 Et victualia viduarum et pupillorum

VICTUS.

Gen. 42- 7 Ut emamus victui necessaria
Deut. 10-18 Amat peregrinum, et dat ei victum
Judic. 17-10 Et quæ ad victum sunt necessaria
Tobiæ. 2-19 De labore manuum s. victum... deferebat
Prov. 27-27 Sufficiat tibi lac... ad victum ancillis tuis
30- 8 Tribue tantum victui meo necessaria
Eccli. 29-29 Melior est victus pauperis sub tegmine
31- 4 Laboravit pauper in diminutione victus
40-30 Non est vita ejus in cogitatione victus
Baruc. 3-14 Ubi sit longiturnitas vitæ et victus
Marc. 12-44 Hæc vero... misit totum victum suum
Luc. 21- 4 Omnem victum suum, quem habuit, misit
Jacob. 2-15 Si...nudi sint, et indigeant victu quotidiano

VICULUS.

Num. 21-25 In Hesebon scilicet et viculis ejus
-32 Jazer, cujus ceperunt viculos, et possederunt
31-10 Tam urbes quam viculos... flamma consumpsit
32-42 Et apprehendit Chanath cum viculis suis
Josue. 13-17 Et Hesebon, cunctosque viculos earum
-23 Per cognationes suas urbium et viculorum
15-46 Quæ vergunt ad Azotum et viculos ejus
17-11 In Issachar et in Aser, Bethsan et viculi ejus, et Jeblaam cum viculis suis
-16 In qua sitæ sunt Bethsan cum viculis suis
19- 8 Omnes viculi per circuitum urbium istar.
-16 Per cognationes suas, urbes et viculi earum
-39 Per cognationes suas, urbes et viculi earum
-48 Per cognationes suas, urbes et viculi earum
Judic. 1-27 Non delevit... Thanac cum viculis suis
11-26 Quando habitavit in Hesebon et viculis ejus
20-48 Viculos Benjamin vorax flamma consumpsit
1 *Par.* 2-23 Cepitque... Chanath et viculos ejus
4-33 Et universi viculi eorum per circuitum
5-16 In Galaad, et in Basan, et in viculis ejus
9-25 Fratres a. eorum in viculis morabantur
2 *Par.* 28-18 Ceperuntque... Gamzo cum viculis suis
2 *Esdr.* 6- 2 Et percutiamus fœdus pariter in viculis
11-25 Habitaverunt... in Cabseel et in viculis ej.

VICUS.

Num. 32-41 Jaïr autem... abiit, et occupavit vicos ejus
Deut. 2-36 Non fuit vicus et civitas, quæ nostras effugeret manus
Josue. 13-30 Omnesque vicos Jaïr, qui sunt in Basan
15- 9 Et pervenit usque ad vicos montis Ephron
-45 Accaron cum vicis et villulis suis
-47 Azotus cum vicis et villulis suis
3 *Reg.* 9-19 Et omnes vicos, qui ad se pertinebant
1 *Par.* 6-54 Et hæc habitacula eorum per vicos
27-25 Qui erant in urbibus et in vicis
2 *Esdr.* 3- 9 Raphaia filius Hur, princeps vici Jerusalem
-12 Sellum... princeps mediæ partis vici Jerus.
-14 Melchias... princeps vici Bethacharam
-16 Nehemias... princeps dimidiæ partis vici Bethsur
-17 Post eum ædificavit Hasebias princeps dimidiæ partis vici Ceilæ in vico suo
Tobiæ. 13-22 Et per vicos ejus alleluia cantabitur
Judith. 4- 4 Et muris circumdederunt vicos suos
Cant. 3- 2 Per vicos et plateas quæram quem diligit
Eccli. 9- 7 Noli circumspicere in vicis civitatis
Matth. 6- 2 Sic. hypocritæ faciunt in synagogis et in vicis
Marc. 1-38 Et ait illis: Eamus in proximos vicos
6-36 Ut euntes in proximas villas et vicos, emant
-56 Quocumq. introibat, in vicos, vel in villas
8-23 Appr. manu cæci, eduxit eum extra vicum
-26 Et si in vicum introieris, nemini dixeris
Luc. 14-21 Exi cito in plateas et vicos civitatis
Act. 9-11 Et vade in vicum, qui vocatur Rectus
12-10 Et exeuntes processerunt vicum unum

VIDELICET.

Gen. 14-14 Captum videlicet Lot fratrem suum
23- 7 Adorav. populum terræ filios videlicet Heth
Levit. 1- 8 Caput videlicet, et cuncta quæ adhærent
Deut. 20-17 Hethæum videlicet, et Amorrhæum
Josue. 13- 2 Omnis videlicet Galilæa, Philisthiim
Judic. 3- 9 Et liberavit eos, Othoniel videlicet
Ruth. 1- 5 Mortui sunt, Mahalon videlicet et Chelion
1 *Reg.* 9-26 Egressiq. sunt ambo, ipse videlicet et Samuel
31- 5 Videlicet quod mortuus esset Saul
3 *Reg.* 21-16 Audisset Achab, mortuum videlicet Naboth
4 *Reg.* 5- 8 Scidisse videlicet regem Isr. vestimenta sua
19-12 Gozam videlicet, et Haran, et Reseph
22- 6 Tignariis videlicet et cæmentariis
4 *Reg.* 22-19 Quod videlicet fierent in stuporem
25-23 Videlicet quod constituisset rex Babylonis
1 *Par.* 6-70 His videlicet, qui de cognatione filiorum Caath reliqui erant
10- 5 Cum vidisset... videlicet mortuum esse Saül
15-16 Nablis videlicet, et lyris, et cymbalis
18- 9 Percussisse videlicet David om. exercitum
23- 6 Gerson videlicet, et Caath, et Merari
25- 6 Asaph videlicet, et Idithun, et Heman
2 *Par.* 23- 1 Azariam videlicet filium Jeroham
31- 2 Tam sacerdotum videlicet quam Levitarum
1 *Esdr.* 7-25 His videlicet qui noverunt legem Dei tui
9- 1 Chananæi videlicet, et Hethæi, et Pheresæi
Tobiæ. 8-16 Raguël videlicet, et Anna uxor ejus
11-16 Glorificabant Deum, ipse videlicet et uxor ej.
Judith. 3-13 Videlicet ut ipse solus diceretur Deus
Esth. 1- 4 Centum videlicet et octoginta diebus
8-15 Vest. regiis, hyacinthinis videlicet et aëreis
Ezech. 18-19 Videlicet, quia filius judicium... operatus
Dan. 3-95 Sidrach videlicet, Misach, et Abdenago

VIDENS, *pro propheta.*

1 *Reg.* 9- 9 Eamus ad Videntem. Qui enim Propheta dicitur hodie, vocabatur olim Videns
-11 Et dixerunt eis: Num hic est Videns?
-18 Indica, oro, mihi, ubi est domus Videntis
-19 Resp. Samuel, Saüli dicens: Ego sum Videns
2 *Reg.* 15-27 O Videns, revertere in civitatem in pace
24-11 Ad Gad prophetam et Videntem David
4 *Reg.* 17-13 Per manum om. prophetarum et Videntium
1 *Par.* 9-22 Quos constituerunt Dav. et Samuel Videns
21- 9 Locutus est Do. ad Gad Videntem Davidis
25- 5 Omnes isti filii Heman Videntis regis
26-28 Hæc a. universa sanctificavit Samuel Videns
29-29 Scripta sunt in libro Samuëlis Videntis Atque in volumine Gad Videntis
2 *Par.* 9-29 In visione quoque Addo Videntis
12-15 In libris Semeiæ... et Addo Videntis
16-10 Iratusque Asa adversus Videntem, jussit
19- 2 Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns
29-25 Secundum dispositionem... Gad Videntis
-30 Sermonibus David et Asaph Videntis
33-18 Verba quoque Videntium, qui loquebantur
Isai. 30-10 Qui dicunt Videntibus: Nolite videre
32- 3 Non caligabunt oculi Videntium
33- 7 Ecce Videntes clamabunt foris

VIDEO, VIDEOR.

Gen. 1- 4 Et vidit Deus lucem quod esset bona
-10 Et vidit Deus quod esset bonum
-12 Et vidit Deus quod esset bonum
-18 Et vidit Deus quod esset bonum
-21 Et vidit Deus quod esset bonum
-25 Et vidit Deus quod esset bonum
-31 Viditque Deus cuncta quæ fecerat: et erant
2- 9 Produxitque... omne lignum pulchrum visu
-19 Ad Adam, ut videret quid vocaret ea
3- 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lign.
6- 2 Videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchræ
- 5 Videns a. Deus quod multa malitia hominum
-12 Cumq. vidisset Deus terram esse corruptam
7- 1 Te e. vidi justum coram me in generat. hac
8- 8 Ut videret si jam cessassent aquæ
-13 Viditq. quod exsiccata esset superficies ter.
9-16 Eritque arcus in nubibus, et videbo illum
-22 Quod cum vidisset Cham pater Chanaan
-23 Et patris virilia non viderunt
11- 5 Descendit a. Dominus, ut videret civitatem
12-12 Cum viderint te Ægyptii, dicturi sunt
-14 Viderunt Ægyptii mulierem quod esset pulchra nimis
13-10 Vidit omnem circa regionem Jordanis
-14 Et vide a loco, in quo nunc es, ad Aquilon.
16- 4 At illa concepisse se videns, despexit
- 5 Videns quod conceperit, despectui me hab.
-13 Tu, Deus, qui vidisti me. Dixit enim: Profecto hic vidi posteriora videntis me
-14 Puteum Viventis et Videntis me
18- 2 Quos cum vidisset, cucurrit in occursum
-21 Descendam, et videbo, utrum clamorem
19- 1 Qui cum vidisset eos, surrexit, et ivit obv.
-14 Et visus est eis quasi ludens loqui
-28 Viditque ascendentem favillam de terra
20-10 Ait: Quid vidisti, ut hoc faceres?
21- 9 Cumque vidisset Sara filium Agar Ægyptiæ
-12 Cui dixit Deus: Non tibi videatur asperum
-16 Dixit enim: Non videbo morientem puerum
-19 Quæ videns puteum aquæ, abiit, et implevit
22- 4 Elevatis oculis, vidit locum procul
-13 Viditque post tergum arietem inter vepres
-14 Appellavitque nomen loci illius, Dom. videt Usq. hodie dicitur: In monte Dom. videbit
23-18 Videntibus filiis Heth et cunctis qui intrab.
24-30 Cumque vidisset inaures et armillas in man.

Gen. 24-62 Cujus nomen est Viventis et Videntis
-63 Vidit camelos venientes procul
25-11 Juxta puteum nomine Viventis et Videntis
26- 8 Vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua
-28 Responderunt : Vidimus tecum esse Dom.
27- 1 Caligaverunt oculi ej., et videre non poterat
- 2 Cui pater : Vides, inquit, quod senuerim
28- 6 Videns a. Esaü quod benedixisset... Jacob
-12 Viditq. in somnis scalam stantem super ter.
29- 2 Et vidit puteum in agro, tres quoque greges
-10 Quam cum vidisset Jacob, et sciret consob.
-20 Videbantur illi pauci dies præ amoris magn.
-24 Ad quam...ingressus, facto mane vidit Liam
-31 Videns a. Dominus quod despiceret Liam
-32 Dicens : Vidit Dominus humilitatem meam
30-15 Parum-ne tibi videtur, quod præripueris
31- 5 Dixitque eis : Video faciem patris vestri
-10 Et vidi in somnis ascendentes mares
-12 Et vide universos masculos ascendentes
Vidi enim omnia quæ fecit tibi Laban
-24 Viditque in somnis dicentem sibi Deum
32- 2 Quos cum vidisset, ait : Castra Dei sunt hæc
-20 Postea videbo illum, forsitan propitiabitur
-25 Cum videret quod eum superare non posset
-30 Dicens : Vidi Deum facie ad faciem
33- 1 Jacob... vidit venientem Esaü
- 5 Levatisq. oculis, vidit mulieres et parvulos
-10 Sic e. vidi faciem t., quasi viderim vult. Dei
-14 Sicut videro parvulos meos posse
34- 1 Ut videret mulieres regionis illius
- 2 Quam cum vidisset Sichem filius Hemor
37- 4 Videntes autem fratres ejus quod a patre plus cunctis filiis amaretur
- 5 Accidit quoque ut visum somnium referret
- 6 Audite somnium meum, quod vidi
- 9 Aliud quoque vidit somnium, quod narrans
-10 Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti ?
-14 Vide si cuncta prospera sint erga fratres t.
-18 Qui cum vidissent eum procul, antequam
-25 Viderunt Ismaëlitas viatores venire de Gal.
-32 Vide utrum tunica filii tui sit, an non
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi
-15 Quam cum vidisset Judas, suspicatus est
-24 Et videtur uterus illius intumescere
39-13 Cumq. vidisset mulier vestem in manibus
40- 5 Videruntque ambo somnium nocte una
- 6 Cum introïsset... et vidisset eos tristes
- 8 Somnium vidimus, et non est qui interpret. Referte mihi quid videritis
- 9 Videbam coram me vitem
-16 Videns pist. magister quod prudenter somnium dissolvisset, ait : Et ego vidi somn.
41- 1 Post duos annos vidit Pharao somnium
- 5 Rurs. dormivit, et vidit alterum somnium
-11 Uterq. vidimus somnium præsagum futur.
-15 Ait : Vidi somnia, nec est qui edisserat
-17 Narravit ergo Pharao quod viderat
-19 Ut nunquam tales in terra Ægypti viderim
-22 Vidi somnium : Septem spicæ pullulabant
-32 Quod aut. vidisti secundo, ad eamdem rem
42- 9 Recordatusq. somn. quæ aliquando viderat Ut videatis infirmiora terræ venistis
-21 Videntes angustiam animæ illius
43- 3 Dicens : Non videbitis faciem meam
- 5 Non videbitis faciem m. absq. fratre vestro
-16 Quos cum ille vidisset, et Benjamin simul
-29 Vidit Benjamin fratrem suum uterinum
44-23 Non videbitis amplius faciem meam
-26 Illo absente, non audemus videre faciem viri
-31 Videritq. eum non esse nobiscum, morietur
45- 5 Neque vobis durum esse videatur
-12 Et oculi fratris mei Benjamin vident
-13 Et cuncta quæ vidistis in Ægypto
-27 Cumque vidisset plaustra, et universa
-28 Vadam, et videbo illum antequam moriar
46-29 Vidensque eum, irruit super collum ejus
-30 Jam lætus moriar, quia vidi faciem tuam
47-19 Cur ergo moriemur te vidente ?
48- 8 Videns autem filios ejus, dixit ad eum
-10 Et clare videre non poterat
-17 Videns a. Joseph quod posuisset pater suus
49-15 Vidit requiem quod esset bona
50-11 Quod cum vidissent habitat. terræ Chanaan
-22 Vidit Ephraïm filios usq. ad tertiam generat.
Exod. 2- 2 Et videns eum elegantem, abscondit
- 5 Quæ cum vidisset fiscellam in papyrione
-11 Viditque afflictionem eorum, et virum Æg.
-12 Cumque... et nullum adesse vidisset
3- 2 Videbat quod rubus arderet, et non combur.
- 3 Vadam, et videbo visionem hanc magnam
- 4 Cernens a. Do. quod pergeret ad videndum
- 7 Vidi afflictionem populi mei in Ægypto
- 9 Vidiq. afflictionem eor., qua.. opprimuntur
-16 Et vidi omnia quæ acciderunt vobis
4-11 Quis fabricatus est... videntem et cæcum ?

Exod. 4-14 Vidensque te, lætabitur corde
-18 Et revertar... ut videam si adhuc vivant
-21 Vide ut omnia ostenta quæ posui in manu
5- 5 Videtis quod turba succreverit
-19 Videbantq. se præpositi filior. Isr. in malo
-21 Et dixerunt ad eos : Videat Dom. et judicet
6- 1 Nunc videbis quæ facturus sim Pharaoni
8-15 Videns a. Pharao quod data esset requies
9-34 Videns autem Pharao quod cessasset pluvia
10- 6 Quantam non viderunt patres tui et avi
- 7 Nonne vides quod perierit Ægyptus ?
-23 Nemo vidit fratrem suum, nec movit se
-28 Et cave ne ultra videas faciem meam
-29 Non videbo ultra faciem tuam
12-13 Et videbo sanguinem, et transibo vos
-23 Cumq. viderit sanguinem in superliminari
13-17 Si vidisset adversum se bella consurgere
14-10 Viderunt Ægyptios post se : et timuerunt
-13 State, et videte magnalia Domini
Ægyptios enim, quos nunc videtis, nequaquam ultra videbitis usq. in sempitern.
-31 Et viderunt Ægyptios mortuos super littus
16- 7 Et mane videbitis gloriam Domini
-15 Quod cum vidissent filii Israël, dixerunt
-29 Videte quod Dom. dederit vobis sabbatum
18-14 Quod cum vidisset cognatus ejus
19- 4 Vos ipsi vidistis quæ fecerim Ægyptiis
-21 Ne forte velit transcendere terminos ad videndum Dominum
20-18 Cunctus a. pop. videbat voces et lampades
-22 Vos vidistis quod de cœlo locutus sim vobis
22-10 Captum ab hostibus, nullusque hoc viderit
23- 5 Si videris asin. odientis te jacere sub onere
24-10 Et viderunt Deum Israël : et sub pedib. ejus
-11 Videruntque Deum, et comederunt
31-13 Videte ut sabbatum meum custodiatis
32- 1 Videns autem populus quod moram faceret
- 5 Quod cum vidisset Aaron, ædificavit altare
-19 Cumque appropinquasset... vidit vitulum
-25 Videns ergo Moyses popul. quod esset nud.
33-20 Rursumque ait : Non poteris videre faciem meam : non enim videbit me homo
-23 Et videbis posteriora mea
Faciem autem meam videre non poteris
34- 3 Nec videatur quispiam per totum montem
-10 Ego inibo pactum videntibus cunctis
Signa faciam quæ nunquam visa sunt
-30 Videntes autem Aaron et filii Israël
-35 Qui videbant faciem egredientis Moysi
39-43 Quæ postq. Moyses cuncta vidit completa
40-36 Videntibus cunctis populis Israël
Levit. 5- 1 Testisque fuerit quod aut ipse vidit
9-24 Quod cum vidissent turbæ, laudaverunt Do.
10-19 Mihi autem accidit, quod vides
13- 3 Qui cum viderit lepram in cute et pilos
- 7 Quod si postquam a sacerdote visus est
-10 (*Adducetur ad sacerdot.*,) et videbit eum
-20 Qui cum viderit locum lepræ humiliorem
-29 Germinaverit lepra, videbit eos sacerdos
-31 Sin autem viderit locum maculæ æqualem
-34 Si die septimo visa fuerit stetisse plaga
-43 Et hoc sacerdos viderit, condemnabit eum
-53 Quod si eam viderit non crevisse
-55 Et cum viderit faciem quidem pristinam
14-35 Quasi plaga lepræ videtur mihi esse in domo
-36 Priusquam... et videat utrum leprosa sit
-37 Cum viderit in parietibus illius quasi vallic.
-44 Ingressus sacerdos viderit reversam lepram
-48 Si... viderit lepram non crevisse in domo
20-17 Qui... et viderit turpitudinem ejus
27- 8 Quantum... et viderit eum posse reddere
Num. 4-20 Alii nulla curiositate videant quæ sunt
11-15 Sin aliter tibi videtur, obsecro ut interficias
-23 Videbis utrum m. sermo opere compleatur
12- 8 Non per ænigm. et figuras Dominum videt
-10 Cumque..Aaron, et vidisset perfusam lepra
13-29 Stirpem Enac vidimus ibi
-34 Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac Quib. comparati, quasi locustæ videbamur
14-14 In pop. isto sis, et facie videaris ad faciem
-22 Homines qui viderunt majestatem meam
-23 Non videbunt terram, pro qua juravi patr.
-31 Ut videant terram, quæ vobis displicuit
15-39 Quas cum viderint, recordentur
17- 9 Videruntq. et receperunt singuli virgas suas
19- 5 Comburetque eam cunctis videntibus
20-30 Omnis a. multitudo videns occubuisse Aar.
22- 2 Videns autem Balac filius Sephor omnia
-25 Quem videns asina, junxit se parieti
-27 Cumque vidisset asina stantem Angelum
-31 Vidit Angelum stantem in via evagin. gladio
23- 9 De summis silicibus videbo eum
-13 Veni mecum in alterum locum unde partem Israël videas, et totum videre non possis
-21 Nec videtur simulacrum in Israël

Num. 24- 1 Cumque vidisset Balaam quod placeret Do.
- 2 Vidit Israël in tentoriis commorantem
-16 Et visiones Omnipotentis videt
-17 Videbo eum, sed non modo : intuebor illum
-20 Cumq. vidisset Amalec, assumens parabol.
-21 Vidit quoq. Cinæum : et assumpta parabola
25- 6 Vidente Moyse, et omni turba filiorum Isr.
27-13 Cumq. videris eam, ibis et tu ad populum
-20 Et dabis ei præcepta cunctis videntibus
32- 1 Cumque vidissent Jazer et Galaad aptas
-11 Si videbunt homines isti, qui ascenderunt
33- 3 Videntibus cunctis Ægyptiis
Deut. 1-17 Quod si difficile vob. visum aliquid fuerit
-19 Transivimus per eremum... quam vidistis
-21 Vide terram, quam Dom. Deus tuus dat tibi
-28 Filios Enacim vidimus ibi
-30 Sicut fecit in Ægypto cunctis videntibus
-31 In solitudine (ipse vidisti) portavit te Dom.
-35 Non videbit quispiam de hominibus gener.
-36 Ipse enim videbit eam, et ipsi dabo terram
2- 5 Videte ergo diligenter ne moveamini
-30 Ut traderetur in manus t., sicut nunc vides
3-21 Oculi tui viderunt quæ fecit Dominus Deus
-25 Et videbo terram hanc optimam trans Jord.
-28 Et dividet eis terram quam visurus es
4- 3 Oculi vestri viderunt omnia quæ fecit Dom.
- 9 Ne obliviscaris verb. quæ viderunt oculi tui
-12 Audistis, et formam penitus non vidistis
-15 Non vidistis aliquam similitudinem
-19 Videas solem et lunam, et omnia astra cœli
-28 Qui non vident, nec audiunt, nec comedunt
-34 Juxta omnia quæ fecit... videntibus oculis t.
5-23 Vos a. postquam..et montem ardere vidistis
7-19 Plagas maximas, quas viderunt oculi tui
9- 2 Filios Enacim, quos ipse vidisti, et audisti
-16 Vidissemque vos peccasse Dom. Deo vestro
10-21 Magnalia et terribilia, quæ viderunt oculi t.
11- 2 Qui non viderunt disciplinam Do. Dei vestri
- 7 Oculi vestri viderunt omnia opera Domini
-32 Videte ergo ut impleatis cæremonias
12- 8 Singuli quod sibi rectum videtur
-13 Cave ne offeras...in omni loco, quem videris
13- 1 Aut qui somnium vidisse se dicat
17- 8 Si..et judicum..videris verba variari, surge
18-16 Ignem hunc maximum amplius non videbo
20- 1 Si exieris... et videris equitatus et currus
21- 7 Manus nostræ non effuderunt sanguinem hunc, nec oculi viderunt
-11 Videris in numero captiv. mulierem pulch.
22- 1 Non videbis bovem fratris t., aut ovem err.
- 4 Si videris asinum fratris tui, aut bovem
25- 2 Sin autem eum qui peccavit, dignum viderint plagis
28-10 Videbuntque omnes terrarum populi
-32 Videntibus oculis tuis, et deficientibus
-34 Ad terrorem eorum quæ videbunt oculi tui
-67 Et propter ea, quæ tuis videbis oculis
-68 Dixit tibi ut eam amplius non videres
29- 2 Vos vidistis universa, quæ fecit Dominus
- 3 Tentationes magnas, quas viderunt oculi t.
- 4 Nôn dedit vobis Dominus... oculos videntes
-17 Vidistis abominationes et sordes, id est
-22 Videntes plagas terræ illius, et infirmitates
32-19 Vidit Dom., et ad iracundiam concitatus est
-36 Videbit quod infirmata sit manus
-39 Videte quod ego sim solus, et non sit alius
-49 Et vide terram Chanaan, quam ego tradam
-52 Econtra videbis terram, et non ingredieris
33-21 Et vidit principatum suum, quod in parte s.
34- 4 Vidisti eam oculis tuis, et non transibis
Josue. 3- 3 Quando videritis arcam fœderis Domini Dei
- 4 Ut procul videre possitis, et nosse per quam
5-13 Et vidit virum stantem contra se
7- 8 Videns Israëlem hostibus s. terga vertentem
-21 Vidi enim inter spolia pallium coccineum
8-14 Quod cum vidisset rex Haï, festinavit mane
-20 Respicientes et videntes fumum urbis
-21 Vidensque Josuë... quod capta esset civitas
9-25 Quod tibi bonum et rectum videtur, fac nob.
14- 7 Nuntiaviq. ei quod mihi verum videbatur
24- 7 Viderunt oculi vestri cuncta quæ... fecerim
-15 Sin a. malum vobis videtur ut Do. serviatis
-17 Fecitque videntibus nobis signa ingentia
Judic. 1-24 Viderunt hominem egredientem de civitate
3-24 Egressi viderunt clausas fores cœnaculi
-25 Videntes quod nullus aperiret, tulerunt clav.
4-22 Vidit Sisaram jacentem mortuum
6-22 Vidensque Gedeon quod esset Angelus Do.
Quia vidi Angelum Domini facie ad faciem
-28 Viderunt destructam aram Baal, lucumque
7-13 Et in hunc modum referebat quod viderat
Vidi somnium, et videbatur mihi quasi subcinericius panis ex hordeo volvi
-17 Quod me facere videritis, hoc facite
9-36 Cumq. vidisset populum Gaal, dixit ad Zeb.

Judic. 9-36 Umbras montium vides quasi capita hom.
-43 Vidensq. quod egrederetur populus de civ.
-48 Quod me videtis facere, cito facite
11-35 Qua visa, scidit vestimenta sua, et ait
13- 9 Quæ cum vidisset Angelum, (-10) festinavit
-10 Ecce apparuit mihi vir, quem ante videram
-20 Quod cum vidissent Manuë et uxor ejus
-22 Morte moriemur, quia vidimus Deum
14- 1 Vidensque ibi mulierem de filiabus Philist.
- 2 Vidi mulierem in Thamnatha d. filiab. Phil.
- 8 Declinavit ut videret cadaver leonis
-11 Cum ergo cives loci illius vidissent eum
16- 1 Et vidit ibi mulierem meretricem
-18 Vidensque illa quod confessus ei esset
-24 Quod etiam populus videns, laudabat Deum
17- 6 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
18- 7 Videruntque populum habitantem in ea
- 9 Vidimus enim terram valde opulentam
-14 Videte quid vobis placeat
-26 Videns a. Michas, quod fortiores se essent
19- 3 Quod cum audisset socer ej., eumq. vidisset
-17 Vidit senex sedentem hominem cum sarc.
-30 Quod cum vidissent singuli, conclamabant
20-36 Cum se inferiores esse vidissent, cœp. fugere
-40 Viderent quasi columnam fumi.. conscend.
-41 Quod cum vidissent filii Benjamin
-45 Quod cum vidissent qui remanser. de Benj.
21-21 Cumque videritis filias Silo... procedere
-24 Quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat
Ruth. 1-18 Videns ergo Noëmi, quod obstinato animo
3- 3 Non te videat homo, donec esum potumque finierit
- 8 Viditque mulierem jacentem
-18 Donec videamus quem res exitum habeat
4- 1 Cumque vidisset propinquum præterire
1 Reg. 1-11 Si respiciens videris afflictionem famulæ t.
-23 Fac quod bonum tibi videtur, et mane
2-32 Et videbis æmulum tuum in templo
3- 2 Oculi ejus caligaverant, nec poterat videre
4-15 Oculi ej. caligaverant, et videre non poterat
5- 7 Videntes a. viri Azotii hujuscemodi plagam
6-13 Viderunt arcam, et gavisi s. cum vidissent
-16 Quinque satrapæ Philisthinorum viderunt
-19 Eo quod vidissent arcam Domini
10-11 Videntes a. omnes qui noverant eum heri
-24 Certe videtis quem elegit Dominus
12-12 Videntes autem quod Naas rex... venisset
-16 Sed et nunc state, et videte rem ist. grandem
-17 Videbitis, quia grande malum feceritis vob.
-24 Vidistis e. magnifica quæ in vobis gesserit
13- 6 Quod cum vidissent viri Israël se in arcto
-11 Quia vidi quod populus dilaberetur a me
14-17 Requirite, et videte quis abierit ex nobis
-29 Vidistis ipsi quia illuminati sunt oculi mei
-36 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
-38 Scitote, et videte, per quem acciderit pecc.
-40 Quod bonum videtur in oculis tuis, fac
-52 Nam quemcumq. viderat Saül virum fortem
15-35 Et non vidit Samuël ultra Saül usq. ad diem
16- 6 Cumque ingressi essent, vidit Eliab, et ait
- 7 Homo enim videt ea quæ parent
-18 Ait : Ecce vidi filium Isaï Bethlehemitem
17-24 Israëlitæ, cum vidissent virum, fugerunt
-25 Num vidistis virum hunc qui ascendit ?
-28 Quia ut videres prælium, descendisti
-42 Cumque... et vidisset David, despexit eum
-51 Videntes a. Philisthiim, quod mortuus esset
-55 Eo a. tempore, quo viderat Saül David
18-15 Vidit itaq. Saül quod prudens esset nimis
-23 Num parum videtur vob., generum esse reg.
-28 Vidit Saül, et intellexit quod Dom. esset
19- 3 Et quodcumque videro, nuntiabo tibi
- 5 Vidisti, et lætatus es. Quare ego peccas
-15 Misit Saül nuntios ut viderent David
-20 Qui cum vidissent cuneum prophetarum
20-29 Vadam cito, et videbo fratres meos
21-11 Dixeruntque servi Achis ad eum, cum vidissent David
-14 Et ait Achis... Vidistis hominem insanum
22- 9 Vidi, inquit, filium Isaï in Nobe
23-15 Et vidit David quod egressus esset Saül
-22 Ubi sit pes ejus, vel quis viderit eum ibi
-23 Considerate et videte omnia latibula ejus
24-11 Ecce hodie viderunt oculi tui, quod tradid.
-12 Vide, et cognosce oram clamydis tuæ
Et vide quon. non est in manu mea malum
-16 Videat, et judicet causam meam, et eruat me
25-23 Cum a. vidisset Abigaïl David, festinavit
-25 Ego autem ancilla tua non vidi pueros tuos
26- 3 Videns autem quod venisset Saül post se
- 5 Cumq. vidisset locum in quo dormiebat Saül
-12 Et non erat quisquam, qui videret
-16 Nunc ergo vide ubi sit hasta regis
28- 5 Et vidit Saül castra Philisthiim, et timuit
-12 Cum a. vidisset mulier Samuëlem, exclam.

1 Reg. 28-13 Noli timere : quid vidisti ? Et ait mulier ad Saül : Deos vidi ascendentes de terra
31- 5 Quod cum vidisset armiger ejus
- 7 Videntes a. viri Isr., qui erant trans vallem
2 Reg. 1- 7 Et conversus... vidensque me vocavit
3-13 Non videbis faciem m. anteq. adduxeris Michol fil. Saül : et sic venies, et videbis me
6-16 Vidit regem David subsilientem, atque salt.
7- 2 Vides-ne quod ego habitem in domo cedrina
-19 Sed et hoc parum visum est in conspectu tuo
10- 6 Videntes a. filii Ammon quod injuriam fecis.
- 9 Videns igitur Joab quod præparatum esset
-14 Filii a. Ammon videntes quia fugissent Syri
-15 Videntes igitur Syri quoniam corruissent
-19 Videntes a. universi reges, qui erant in præs.
11- 2 Viditque mulierem se lavantem, ex adverso
-20 Si eum videris indignari, et dixerit
12-19 Cum ergo Dav. vidisset servos s. mussitantes
13- 2 Difficile ei videbatur, ut quippiam inhoneste ageret cum ea
14-24 Revertatur... et faciem meam non videat
Reversus est itaq... et faciem regis non vidit
-28 Duobus annis, et faciem regis non vidit
-32 Obsecro ergo, ut videam faciem regis
15- 3 Videntur mihi sermones tui boni et justi
17-11 Sed hoc mihi videtur rectum esse consilium
-17 Non e. poterant videri, aut introire civit.
-18 Vidit a. eos quidam puer, et indicavit Absal.
-23 Achitophel videns quod non fuisset factum
18- 4 Ait : Quod vob. videtur rectum, hoc faciam
-10 Vidit a. hoc quispiam, et nuntiavit Joab
Vidi Absalom pendere de quercu
-11 Si vidisti, quare non confodisti eum
-21 Vade, et nuntia regi quæ vidisti
-24 Vidit hominem currentem solum
-26 Vidit speculator hominem alter. currentem
-29 Dixitq. Achimaas : Vidi tumultum magnum
19-37 Et fac ei quidquid tibi bonum videtur
20-12 Vidit hoc quidam vir quod subsisteret omnis populus ad videndum eum
24-13 Vide quem respondeam ei... sermonem
-17 Cum vidisset Angelum cædentem populum
3 Reg. 1-48 Sedentem in solio meo, videntibus oculis m.
3-28 Videntes sapientiam Dei esse in eo
7-36 Sed apposita per circuitum viderentur
8-39 Secund. om. vias suas, sicut videris cor ejus
9-12 Ut videret oppida quæ dederat ei Salomon
10- 4 Videns a. regina Saba omnem sapientiam
- 7 Donec ipsa veni, et vidi oculis meis
-12 Neque visa usque in præsentem diem
11-28 Vidensq. Salom. adolescentem bonæ indolis
12-16 Videns itaq. pop. quod noluisset eos audire
Nunc vide domum tuam, David
13-25 Viderunt cadaver projectum in via
14- 4 Non poterat videre, quia caligaverant oculi
16-18 Videns a. Zambri quod expugnanda esset
18-17 Et cum vidisset eum, ait : Tu-ne es ille
-39 Quod cum vidisset omnis populus, cecidit
20- 7 Et videte, quoniam insidietur nobis
-13 Vidisti omnem multitudinem hanc nimiam
-22 Et confortare, et scito, et vide quid facias
-25 Et videbis quod obtinebimus eos
21-29 Nonne vidisti humiliatum Achab coram me?
22-17 Et ille ait : Vidi cunctum Israël dispersum
-19 Vidi Dom. sedentem super solium suum
-25 Visurus es in die illa, quando ingredieris
-32 Cum ergo vidissent principes curruum
4 Reg. 2-10 Si videris me, quando tollar a te, erit tibi
Si autem non videris, non erit
-12 Eliseus a. videbat, et clamabat : Pater mi
Et non vidit eum amplius
-15 Videntes autem filii prophetarum, qui erant
-24 Vidit eos, et maledixit eis in nomine Dom.
3-17 Non videbitis ventum, neque pluviam
-22 Viderunt Moabitæ econtra aquas Rubras
-26 Quod cum vidisset rex Moab, prævaluisse
4-25 Cumque vidisset eam vir Dei econtra
5- 7 Videte quod occasiones quærat adv. me
-21 Quem cum vidisset ille currentem ad se
6-13 Dixitq. eis : Ite, et videte ubi sit, ut mittam
-15 Vidit exercitum in circuitu civitatis
-17 Domine, aperi oculos hujus, ut videat
Et aperuit Dominus oculos pueri, et vidit
-18 Percussitque eos Dominus, ne viderent
-20 Domine, aperi oculos istorum, ut videant
Et viderunt se esse in medio Samariæ
-21 Dixitq. rex Isr. ad Eliseum, cum vidisset eos
-30 Viditque omnis populus cilicium
-32 Videte ergo, cum venerit nuntius, claudite
7- 2 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
-14 Misitque rex... dicens : Ite, et videte
-19 Videbis oculis tuis, et inde non comedes
9- 2 Videbis Jehu filium Josaphat filii Namsi
-17 Vidit globum Jehu venientis, et ait : Video ego globum

4 Reg. 9-22 Cumque vidisset Joram Jehu, dixit : Pax est
-26 Pro sanguine filiorum ejus, quem vidi heri
-27 Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit
-34 Ait : Ite, et videte maledictam illam
10-10 Videte ergo nunc, quoniam non cecidit
-16 Veni mecum, et vide zelum meum pro Dom.
-23 Perquirite, et videte, ne quis forte vobiscum
11- 1 Athalia... videns mortuum filium suum
-14 Vidit regem stantem super tribunal
12- 5 Si quid necessarium viderint instauratione
-10 Cumque viderent nimiam pecuniam esse
13- 4 Vidit e. angustiam Israel, quia attriverat
-21 Viderunt latrunculos, et projecerunt cad.
14- 8 Dicens : Veni, et videamus nos
-11 Et viderunt se, ipse et Amasias rex Juda
-26 Vidit e. Dom. afflictionem Israël amaram
16-10 Cumque vidisset altare Damasci, misit rex
-12 Vidit altare, et veneratus est illud
18-23 Videte an habere valeatis ascensores eor.
19-16 Aperi, Domine, oculos tuos, et vide
-35 Vidit omnia corpora mortuorum
20- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas t.
-15 Respondit : Quid viderunt in domo tua ?
Quæcumque sunt in domo mea, viderunt
22-20 Ut non videant oculi tui omnia mala
23-16 Vidit ibi sepulcra, quæ erant in monte
-17 Et ait : Quis est titulus ille, quem video ?
-29 Et occisus est in Mageddo, cum vidisset eum
1 Par. 2-52 Qui videbat dimidium requietionum
10- 5 Quod cum vidisset armiger ejus
- 7 Quod cum vidissent viri Israël, qui habit.
12-17 Videat Deus patrum nostrorum, et judicet
15-29 Vidit regem David saltantem atq. ludentem
17-17 Sed et hoc parum visum est in conspectu t.
19- 6 Videntes autem filii Ammon, quod injuriam fecissent
-15 Filii Ammon videntes quod fugisset Syrus
-16 Videns a. Syrus quod cecidisset coram Isr.
-19 Videntes a. servi Adarezer se... esse super.
21-12 Vide quid respondeam ei, qui misit me
-15 Vidit Dominus, et misertus est
-16 Vidit Angelum Dom. stantem inter cœlum
-20 Ornan cum suspexisset, et vidisset Angelum
-28 Videns quod exaudisset eum Dominus
-30 Perterritus, videns gladium Angeli Domini
29-17 Vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria
2 Par. 5- 9 Fuisset extrinsecus, eos videre non poterat
7- 3 Filii Israel videbant descendentem ignem
9- 3 Quæ postq. vidit, sapientiam scilicet Salom.
- 6 Donec ipsa venissem, et vidissent oculi mei
-11 Nunquam visa sunt in terra Juda ligna talia
-23 Desiderabant videre faciem Salomonis
10- 9 Dixitque ad eos : Quid vobis videtur ?
12- 7 Cumque vidisset Do. quod humiliati essent
13-14 Judas vidit instare bellum ex adverso
15- 9 Videntes quod Do. Deus illius esset cum eo
18-16 Vidi universum Israël dispersum in mont.
-18 Vidi Dominum sedentem in solio suo
-24 Dixitq. Michæas : Tu ipse videbis in die illo
-31 Cum vidissent principes equitatus Josaphat
-32 Cum enim vidissent duces equitatus
19- 6 Præcipiens judicibus, Videte, ait, quid faciatis
20-17 Et videbitis auxilium Domini super vos
-24 Vidit procul o. late regionem plenam cadav.
22-10 Videns quod mortuus esset filius suus
23-13 Cumq. vidisset regem stantem sup. gradum
24-11 Videbant enim multam pecuniam
-22 Ait : Videat Dominus, et requirat
25- 3 Cumque roboratum sibi videret imperium
-17 Dicens : Veni, videamus nos mutuo
26- 5 In diebus Zach. intelligentis et videntis D.
-20 Viderunt lepram in fronte ejus, et festinato
31- 8 Viderunt acervos, et benedixerunt Domino
32- 2 Quod cum vidisset Ezechias, venisse scilicet
34-28 Nec videbunt oculi tui omne malum
1 Esdr. 3-12 Viderant templ. prius cum fundatum esset
4-14 Et quia læsiones regis videre nefas ducimus
-22 Videte ne negligenter hoc impleatis
5-17 Nunc ergo, si videtur regi bonum, recenseat
2 Esdr. 2- 2 Cum te ægrotum non videam
- 5 Et dixi ad regem : Si videtur regi bonum
- 7 Si regi videtur bonum, epistolas det mihi
7- 2 Et timens Deum plus cæteris videbatur
9- 9 Et vidisti afflictionem patrum nostrorum
13- 8 Et malum mihi visum est valde
-15 In diebus illis vidi in Juda calcantes
-23 Vidi Judæos ducentes uxores Azotidas
Tobiæ. 1-17 Et cum... Gabelum egentem videret
2-21 Dixit : Videte, ne forte furtivus sit, reddite
3- 9 Dicens : Amplius ex te non videamus filium
4-16 Vide ne tu aliquando alteri facias
5-12 In tenebris sedeo, et lumen cœli non video ?
-25 Quod videbamus filium nostrum
-26 Revertetur ad nos, et oculi tui videbunt ill.

Tobiæ. 8-14 Et videat si mortuus est, ut sepeliam eum
9- 5 Certe vides quomodo adjuravit me Raguel
-11 Et videatis filios vestros et filios filiorum
10- 7 Et circuibat vias omnes, per quas spes remeandi videbatur, ut procul videret eum
-11 Videant oculi mei filios vest. priusq. moriar
11- 6 Vidit a longe, et illico agnovit venientem
- 8 Et videbit pater tuus lumen cœli
-17 Et ecce ego video Tobiam filium meum
12- 3 Te quoque videre fecit lumen cœli
-19 Videbar quidem vobiscum manducare
Potu, qui ab hom. videri non potest, utor
-21 Ablatus est, et ultra eum videre non potuer.
13-20 Ad videndam claritatem Jerusalem
14- 1 Vixit... et vidit filios nepotum suorum
-13 Video e. quia iniquitas ejus finem dabit ei
-15 Viditq. quintam generationem, filios filior.
Judith. 6-17 Ut eorum magis tu interitum videas
7- 4 Filii a. Israel ut viderunt multitudinem illor.
- 7 Ex quib. furtim videbantur haurire aquam
-16 Cum viderimus uxores nostras et infantes
9- 6 Castra Ægyptiorum videre dignatus es
10- 7 Qui cum vidissent eam, stupentes mirati s.
-19 Videns itaque Judith Holofernem sedentem
13-29 Videns autem Achior caput Holofernis
14- 6 Achior videns virtutem, quam fecit Deus
- 8 Quod videntes exploratores, ad tabernac.
-14 Vidensque cadaver absq. capite Holofernis
15- 3 Videntes itaque filii Israel fugientes
- 9 De Jerusalem venit... ut videret Judith
Esth. 1-14 Qui videbant faciem regis, et primi post eum
2-15 Omn. oculis gratiosa et amabilis videbatur
5- 2 Cumque vidisset Esther reginam stantem
- 9 Cumque vidisset Mardochæum sedentem
-13 Quandiu videro Mardochæum Judæum
8- 5 Deprecatio m. non ei videtur esse contraria
-16 Judæis autem nova lux oriri visa est
10- 5 Recordatus sum somnii, quod videram
11- 2 Vidit somnium Mardochæus filius Jairi
-12 Quod cum vidisset Mardochæus, et surrex.
13- 5 Videntes unam gentem rebellem adv. omn.
15-16 Vidi te, Domine, quasi Angelum Dei
Job. 2- 5 Tunc videbis quod in faciem benedicat tibi
-13 Videbant enim dolorem esse vehementem
3- 9 Expectet lucem, et non videat, nec ortum
-16 Vel qui concepti non viderunt lucem
4- 8 Quin potius vide eos, qui operantur iniq.
5- 3 Ego vidi stultum firma radice, et maledixi
6-21 Et modo videntes plagam meam timetis
-28 Præbete aurem, et videte an mentiar
7- 7 Non revertetur oculus meus ut videat bona
8-16 Humectus videtur antequam veniat sol
9-11 Si venerit ad me, non videbo eum
-25 Fugerunt, et non viderunt bonum
10- 3 Numquid bonum tibi videtur, si calumn. me
- 4 Aut sicut videt homo, et tu videbis?
-18 Utinam consumptus essem, ne oculus me videret
11-11 Et videns iniquitatem, nonne considerat?
13- 1 Ecce omnia hæc vidit oculus meus
15-17 Audi me: quod vidi, narrabo tibi
19-26 Et in carne mea videbo Deum meum
-27 Quem visurus sum ego ipse
20- 7 Et qui eum viderant, dicent: Ubi est?
- 9 Oculus, qui eum viderat, non videbit
-17 Non videat rivulos fluminis, torrentes mellis
21- 3 Et post mea, si videbitur, verba ridete
-20 Videbunt oculi ejus interfectionem suam
22-11 Et putabas te tenebras non visurum
-19 Videbunt justi, et lætabuntur
23- 9 Si me vertam ad dexteram, non videbo illum
24-15 Dicens: Non me videbit oculus
28-10 Et omne pretiosum vidit oculus ejus
-27 Tunc vidit illam, et enarravit, et præpar.
29- 8 Videbant me juvenes, et abscondebantur
-11 Oculus videns testimonium reddebat mihi
31-21 Etiam cum viderem me in porta superiorem
-26 Si vidi solem cum fulgeret, et lunam
32- 1 Eo quod justus sibi videretur
- 5 Cum autem vidisset quod tres respondere non potuissent
- 8 Sed, ut video, spiritus est in hominibus
-12 Sed, ut video, non est qui possit arguere Job
33-26 Et videbit faciem ejus in jubilo
-28 Sed vivens lucem videret
34- 4 Et inter nos videamus quid sit melius
-26 Quasi imp. percussit eos in loco videntium
35- 2 Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio
36-25 Omnes homines vident eum
37-21 At nunc non vident lucem
-24 Omnes qui sibi videntur esse sapientes
38-17 Numquid... et ostia tenebrosa vidisti?
40-28 Et videntibus cunctis præcipitabitur
41-25 Omne sublime videt, ipse est rex sup. univ.
42- 5 Audivi te, nunc autem oculus meus videt te

Job. 42-16 Et vidit filios suos et filios filiorum suorum
Psal. 5- 5 Mane astabo tibi, et videbo
8- 4 Quoniam videbo cœlos tuos, opera digitor.
9-14 Vide humilitatem meam de inimicis meis
H. 10-11 Avertit faciem suam ne videat in finem
-14 Vides, quoniam tu laborem... consideras
L. 10- 8 Justitias dilexit: æquitatem vidit vultus ej.
13- 2 Ut videat si est intelligens, aut requirens
15-10 Nec dabis sanctum tuum videre corrupt.
16- 2 Oculi tui videant æquitates
21- 8 Omnes videntes me, deriserunt me
24-18 Vide humilitatem meam et laborem meum
26- 4 Ut videam voluptatem Domini, et visitem
-13 Credo videre bona Domini in terra vivent.
30-12 Qui videbant me, foras fugerunt a me
32-13 Respexit Dominus, vidit omnes filios hom.
33- 9 Gustate, et videte quoniam suavis est Dom.
-13 Quis est homo qui..diligit dies videre bonos
34-21 Dixerunt: Euge, euge, viderunt oculi nost.
-22 Vidisti, Domine, ne sileas: Do., ne discedas
35-10 Et in lumine tuo videbimus lumen
36-25 Senui: et non vidi justum derelictum
-34 Cum perierint peccatores, videbis
-35 Vidi impium superexaltatum, et elevatum
-37 Custodi innocentiam, et vide æquitatem
39- 4 Videbunt multi, et timebunt: et sperabunt
-13 Iniquitates meæ, et non potui ut viderem
40- 7 Et si ingrediebatur ut videret, vana loqueb.
44-11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam
45- 9 Venite, et videte opera Domini
-11 Vacate, et videte quoniam ego sum Deus
47- 6 Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati
- 9 Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Do.
48-11 Non videbit interitum, cum viderit sapientes morientes
-20 Et usque in æternum non videbit lumen
49-18 Si videbas furem, currebas cum eo
51- 8 Videbunt justi, et timebunt, et sup. eum rid.
52- 3 Ut videat si est intelligens, aut requirens
54-10 Quon. vidi iniquitatem et contradictionem
57- 9 Supercecidit ignis, et non viderunt solem
-11 Lætabitur justus cum viderit vindictam
58- 6 Exurge in occursum meum, et vide
62- 3 Ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam
63- 6 Dixerunt: Quis videbit eos?
- 9 Conturbati sunt omnes, qui videbant eos
65- 5 Venite, et videte opera Dei
67-25 Viderunt ingressus tuos, Deus, ingressus Dei
68-24 Obscurentur oculi eorum ne videant
-33 Videant pauperes et lætentur: quærite D.
72- 3 Zelavi sup. iniquos, pacem peccator. videns
73- 9 Signa nost. non vidimus, jam non est proph.
76-17 Viderunt te aquæ, Deus, viderunt te aquæ
79-15 Respice de cœlo, et vide, et visita vineam
83- 8 Videbitur Deus deorum in Sion
85-17 Ut videant qui oderunt me, et confundantur
88-49 Quis... qui vivet, et non videbit mortem?
89-15 Lætati sum. pro.. annis, quib. vidimus mala
90- 8 Et retributionem peccatorum videbis
93- 7 Et dixerunt: Non videbit Dominus
94- 9 Probaverunt me, et viderunt opera mea
96- 4 Vidit, et commota est terra
- 6 Et viderunt omnes populi gloriam ejus
97- 3 Viderunt omnes termini terræ salutare Dei
101-17 Ædificavit Do. Sion: et videbitur in gloria s.
105- 5 Ad videndum in bonitate electorum tuor.
-44 Et vidit cum tribularentur: et audivit orat.
106-24 Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia
-42 Videbunt recti, et lætabuntur
108-25 Viderunt me, et moverunt capita sua
111-10 Peccator videbit, et irascetur
113- 3 Mare vidit, et fugit: Jordanis conversus est
- 5 Oculos habent, et non videbunt
118-37 Averte oculos meos ne videant vanitatem
-74 Qui timent te videbunt me, et lætabuntur
-96 Omnis consummationis vidi finem
-153 Vide humilitatem meam, et eripe me
-158 Vidi prævaricantes, et tabescebam
-159 Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine
127- 5 Et videas bona Jerusalem omnibus diebus
- 6 Et videas filios filiorum tuorum
134-16 Oculos habent, et non videbunt
138-16 Imperfectum meum viderunt oculi tui
-24 Et vide, si via iniquitatis in me est
141- 5 Considerabam ad dexteram, et videbam
Prov. 4-25 Oculi tui recta videant, et palpebræ tuæ
7- 7 Et video parvulos, considero vecordem juv.
-15 Idcirco egressa sum... desiderans te videre
14-12 Est via, quæ videtur homini justa
16-25 Est via, quæ videtur homini recta
20-12 Aurem audientem, et oculum videntem, Dominus fecit utrumque
21- 2 Omnis via viri recta sibi videtur
22- 3 Callidus vidit malum et abscondit se
-29 Vidisti virum velocem in opere suo?

Prov. 23-28 Et quos incautos viderit, interficiet
-33 Oculi tui videbunt extraneas
24-18 Ne forte videat Dominus, et displiceat ei
-32 Quod cum vidissem, posui in corde meo
25- 8 Quæ viderunt oculi tui, ne proferas in jurg.
26- 5 Stulto... ne sibi sapiens esse videatur
-12 Vidisti hominem sapientem sibi videri?
-16 Sapientior sibi piger videtur septem viris
27-12 Astutus videns malum, absconditus est
28-11 Sapiens sibi videtur vir dives
29-16 Et justi ruinas eorum videbunt
-20 Vidisti hominem velocem ad loquendum?
30-12 Generatio, quæ sibi munda videtur
31-18 Gustavit, et vidit quia bona est negotiatio ej.
Eccle. 1-14 Vidi cuncta, quæ fiunt sub sole, et ecce
2- 1 Et vidi quod hoc quoque esset vanitas
- 3 Donec viderem quid esset utile filiis hom.
-11 Vidi in omnibus vanitatem et afflictionem
-13 Et vidi quod tantum præcederet sapientia
-17 Me... videntem mala universa esse sub sole
3-10 Vidi affliction., quam dedit Deus filiis hom.
-13 Videt bonum de labore suo, hoc donum Dei
-16 Vidi sub sole in loco judicii impietatem
4- 1 Et vidi calumnias, quæ sub sole geruntur
- 3 Nec vidit mala quæ sub sole fiunt
-15 Vidi cunct. viventes, qui ambulant sub sole
5- 7 Si videris calumnias egenorum
-12 Alia infirmitas pessima, quam vidi sub sole
-17 Hoc itaque visum est mihi bonum
6- 1 Est et aliud malum, quod vidi sub sole
- 5 Non vidit solem, neq. cognovit distantiam
- 9 Melius est videre quod cupias, quam desid.
7-12 Et magis prodest videntibus solem
-16 Hæc quoque vidi in diebus vanitatis meæ
8-10 Vidi impios sepultos: qui etiam cum adhuc
9-11 Vidi sub sole, nec velocium esse cursum
-13 Hanc quoque sub sole vidi sapientiam
10- 5 Est malum quod vidi sub sole
- 7 Vidi servos in equis, et principes ambulant.
11- 7 Et delectabile est oculis videre solem
12- 3 Et tenebrescent videntes per foramina
Cant. 3- 3 Num quem diligit anima mea, vidistis?
-11 Et videte, filiæ Sion, regem Salomonem
6- 8 Viderunt eam filiæ, et beatissimam prædic.
-10 Ut viderem poma convallium, et inspicer.
7- 1 Quid videbis in Sulamite, nisi choros castr.
-12 Surgam. ad vineas, videamus si floruit vinea
Sap. 2-15 Gravis est nobis etiam ad videndum
-17 Videamus ergo si sermones illius veri sint
3- 2 Visi sunt oculis insipientium mori
4-14 Populi autem videntes, et non intelligentes
-17 Videbunt e. finem sapientis, et non intellig.
-18 Videbunt et contemnent eum
5- 2 Videntes turbabuntur timore horribili
6-13 Et facile videtur ab his qui diligunt eam
8-15 In multitudine videbor bonus
12-27 In ipsis cum exterminarentur videntes ill.
13- 1 Quæ videntur bona, non potuerunt intellig.
- 5 Cognoscibiliter poterit creator horum videri
- 7 Persuasum habent quoniam bona sunt quæ videntur
15-15 Quibus neq. oculor. usus est ad videndum
16- 7 Non per hoc, quod videbat, sanabatur
-18 Sed ut ipsi videntes scirent, quon. Dei jud.
17- 6 Timore perculsi illius, quæ non videbatur, faciei, æstimabant deteriora esse quæ videbantur
- 9 Et aërem... negantes se videre
18- 1 Vocem audieb., sed figuram non videbant
19- 8 Videntes tua mirabilia et monstra
-11 Novissime a. viderunt nov. creatur. avium
Prolog. Eccli. In illis, in quibus videmur... deficere
Eccli. 1- 9 Et vidit, et dinumeravit, et mensus est
-23 Et vidit, et dinumeravit eam
3-23 Ea quæ abscondita sunt, videre oculis tuis
6-36 Et si videris sensatum, evigila ad eum
7- 5 Et penes regem noli velle videri sapiens
11-32 Sicut prospector videns casum proximi sui
13- 8 Et postea videns derelinquet te
-17 Audiens vero illa quasi in somnis vide
15- 7 Homines stulti non videbunt eam
-19 Videns omnes sine intermissione
16- 6 Multa talia vidit oculus meus, et fortiora
-21 Procellam, quam nec oculus videbit hom.
17-11 Magnalia honoris ejus vidit oculus illorum
18-10 Vidit præsumptionem cordis eorum
19-24 Et fingit se non videre quod ignoratum est
23-25 Contemnens... et dicens: Quis me videt?
-27 Non intelligit quon. om. videt oculus illius
24-47 Videte quoniam non soli mihi laboravi
25-10 Et videns subversionem inimicorum suor.
-18 Om. plagam, et non plagam videbit cordis
30- 5 In vita sua vidit, et lætatus est in illo
-21 Videns oculis, et ingemiscens, sicut spado
31-15 Ab om. facie sua lacrymabitur cum viderit

Eccli. 34- 2 Sic et qui attendit ad visa mendacia
-12 Multa vidi errando, et plurimas verborum consuetudines
36- 3 Sup. gentes alienas, ut videant potentiam t.
37-11 Et stet econtrario videre quid tibi eveniat
-27 Et videntes illum laudabunt
42-15 Memor ero... et quæ vidi annuntiabo
-26 Et quis satiabitur videns gloriam ejus?
43-12 Vide arcum, et benedic eum qui fecit ill.
-35 Quis videbit eum, et enarrabit
-36 Pauca enim vidimus operum ejus
45-23 Vidit Dominus Deus, et non placuit illi
46-12 Ut viderent om. filii Isr., quia bonum est
-17 Congregationem judic., et vidit Deus Jacob
-18 In verbis suis fidelis, quia vidit Deum lucis
48-11 Beati sunt, qui te viderunt, et in amicitia
-27 Spiritu magno vidit ultima
49-10 Ezechiel, qui vidit conspectum gloriæ
51-35 Videte oculis vest., quia modicum laboravi
Isai. 1- 1 Visio Isaïæ.. quam vidit sup. Judam et Jer.
2- 1 Verbum, quod vidit Isaïas filius Amos
-16 Et super omne quod visu pulchrum est
5-19 Et cito veniat opus ejus, ut videamus
6- 1 Vidi Dominum sedentem super solium
- 5 Et regem Dom. exercituum vidi oculis m.
- 9 Videte visionem, et nolite cognoscere
-10 Ne forte videat oculis suis,et aurib.s. audiat
7- 4 Dices ad eum: Vide ut sileas: noli timere
9- 2 Populus... vidit lucem magnam
13- 1 Onus Babylonis, quod vidit Isaïas fil. Amos
14-16 Qui te viderint, ad te inclinabuntur
18- 3 Videbitis, et clangorem tubæ audietis
21- 3 Conturbatus sum cum viderem
- 6 Et quodcumque viderit, annuntiet
- 7 Et vidit currum duorum equitum
22- 8 Et videbis in die illa armamentarium
- 9 Et scissuras Civitatis David videbitis
-11 Et operatorem ejus de longe non vidistis
26-10 Iniqua gessit, et non videbit gloriam Dom.
-11 Dom., exaltetur manus tua, et non videant
Videant, et confundantur zelantes populi
28- 4 Quod cum aspexerit videns... devorabit ill.
- 7 Nescierunt videntem, ignoraver. judicium
29-10 Principes vest., qui vident visiones, operiet
-15 Et dicunt: Quis videt nos, et quis novit nos?
-18 De tenebris et calig. oculi cæcor. videbunt
-23 Sed cum viderit filios suos, opera manuum
30-10 Qui dicunt videntibus: Nolite videre
Loq. nobis placentia, videte nobis errores
-20 Erunt oculi tui videntes præceptorem tuum
33-15 Et claudit oculos suos, ne videat malum
-17 Regem in decore suo videbunt oculi ejus
-19 Populum impudentem non videbis
-20 Oculi tui videbunt Jerusalem, habitation.
35- 2 Ipsi videbunt gloriam Domini et decorem
37-17 Aperi, Domine, oculos tuos, et vide
38- 5 Audivi orationem tuam, et vidi lacrymas t.
-11 Non videbo Dom. Deum in terra viventium
39- 4 Et dixit: Quid viderunt in domo tua?
Omnia quæ in domo mea sunt, viderunt
40- 5 Et videbit omnis caro pariter quod os Dom.
-26 Et videte quis creavit hæc
41- 5 Viderunt insulæ, et timuerunt
-20 Ut videant, et sciant, et recogitent
-23 Et loquamur, et videamus simul
-28 Et vidi, et non erat neque ex istis quisquam
42-18 Audite: et cæci, intuemini ad videndum
-20 Qui vides multa, nonne custodies?
44- 9 Quia non vident, neque intelligunt
-16 Et dixit: Vah, calefactus sum, vidi focum
-18 Obliti enim sunt, ne videant oculi eorum.
47- 3 Revelabitur... et videbitur opprobrium t.
-10 Et dixisti: Non est qui videat me
48- 6 Quæ audisti, vide omnia
49- 7 Reges videbunt, et consurgent principes
-18 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
51- 6 Et videte sub terra deorsum
52- 8 Quia oculo ad oculum videbunt
-10 Et videbunt omnes fines terræ salutare Dei
-15 Quibus non est narratum de eo, viderunt
53- 2 Et vidimus eum, et non erat aspectus
-10 Videbit semen longævum
-11 Pro eo quod laboravit anima ejus, videbit
56-10 Videntes vana, dormientes, et amant. som.
57-11 Quia ego tacens, et quasi non videns
-18 Vias ejus vidi, et sanavi eum, et reduxi
58- 7 Cum videris nudum, operi eum
59-15 Vidit Dominus, et malum apparuit in oculis
-16 Et vidit quia non est vir: et aporiatus est
60- 2 Orietur Do., et gloria ejus in te videbitur
- 4 Leva in circuitu oculos tuos, et vide
- 5 Tunc videbis, et afflues, et mirabitur
61- 9 Omnes qui viderint eos, cognoscent illos
62- 2 Et videbunt gentes justum tuum
63-15 Et vide de habitaculo sancto tuo, et gloriæ t.

Isai. 64- 4 Oculus non vidit, Deus absque te
66- 5 Et videbimus in lætitia vestra
- 8 Quis audivit... et quis vidit huic simile?
-14 Videbitis, et gaudebit cor vestrum
-18 Et venient, et videbunt gloriam meam
-19 Ad eos qui... non viderunt gloriam meam
-24 Egredientur, et videbunt cadavera viror.
Jerem. 1-11 Dicens: Quid tu vides, Jeremia? Et dixi: Virgam vigilantem ego video
-12 Et dixit Dominus ad me: Bene vidisti
-13 Dicens: Quid tu vides? Et dixi: Ollam succensam ego video
2-10 Transite ad insulas Cethim, et videte
Et videte si factum est hujuscemodi
-19 Scito, et vide, quia malum et amarum est
-23 Vide vias tuas in convalle, scito quid feceris
-31 Videte verbum Domini: Numquid solitudo
3- 2 Leva oculos... et vide ubi non prostrata sis
- 6 Numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Isr.
- 7 Et vidit prævaricatrix soror ejus Juda
4-21 Usquequo videbo fugientem, audiam vocem
-24 Vidi montes, et ecce movebantur
5-12 Gladium et famem non videbimus
-21 Qui habentes oculos, non videtis
6- 1 Quia malum visum est ab Aquilone
-16 Videte, et interrogate de semitis antiquis
7-11 Ego, ego sum: ego vidi, dicit Dominus
-12 Videte quæ fecerim ei propter malitiam
-17 Nonne vides quid isti faciunt in civitatibus
11-20 Videam ultionem tuam ex eis
12- 3 Vidisti me, et probasti cor meum tecum
- 4 Quon. dixerunt: Non videbit novissima n.
13-20 Levate oculos vestros, et videte, qui venitis
-27 Sup. colles in agro vidi abominationes tuas
14-13 Non videbitis gladium, et fames non erit
17- 6 Et non videbit cum venerit bonum
20- 4 Et corruent gladio... et oculi tui videbunt
-12 Probator justi, qui vides renes et cor: videam, quæso, ultionem tuam ex eis
-18 Egressus sum, ut viderem laborem et dolor.
22-10 Nec videbit terram nativitatis suæ
-12 Et terram istam non videbit amplius
23-13 Et in prophetis Samariæ vidi fatuitatem
-14 Vidi similitudinem adulterantium
-18 Quis e... et vidit, et audivit sermonem ej.?
-24 Et ego non videbo eum, dicit Dominus?
24- 3 Dixit Dom. ad me: Quid tu vides, Jeremia
29-32 Non videbit bonum, quod ego faciam pop.
30- 6 Interrogate, et videte si generat masculus
Quare ergo vidi o. viri manum sup. lumb.
-11 Castigabo te... ut non videaris tibi innoxius
31-26 Et vidi, et somnus meus dulcis mihi
32- 4 Et oculi ejus oculos illius videbunt
33-24 Non vidisti quid populus hic locutus sit
34- 3 Oculi tui oculos regis Babylonis videbunt
39- 4 Cumque vidisset eos Sedecias rex Juda
41-13 Cumque vidisset omnis populus
42-14 Ubi non videbimus bellum et clangorem
-18 Et nequaquam ultra videbitis locum istum
44- 2 Vos vidistis om. malum istud, quod adduxi
-17 Et bene nobis erat, malumque non vidimus
46- 5 Vidi ipsos pavidos, et terga vertentes
51-61 Cum veneris in Babylonem, et videris
52-25 Viros de his, qui videbant faciem regis
Thren. 1- 7 Viderunt eam hostes, et deriserunt
- 8 Quia viderunt ignominiam ejus
- 9 Vide, Domine, afflictionem meam
-10 Quia vidit gentes ingressas sanctuarium
-11 Vide, Do., et considera quon. facta sum vilis
-12 Et videte si est dolor sicut dolor meus
-18 Audite, obsecro... et videte dolorem meum
-20 Vide, Domine, quoniam tribulor
2- 4 Et occidit omne quod pulchrum erat visu
-14 Prophetæ tui viderunt tibi falsa et stulta
Viderunt autem tibi assumptiones falsas
-16 Quam expectabamus: invenimus, vidimus
-20 Vide, Domine, et considera quem vindemiaveris
3- 1 Ego vir videns paupertatem meam
-50 Donec respiceret et videret Dom. de cœlis
-59 Vidisti, Domine, iniquitatem illorum
-60 Vidisti omnem furorem, univ. cogitationes
-63 Sessionem eor. et resurrectionem eor. vide
Baruc. 2-17 Aperi oculos tuos, et vide
3-20 Juvenes viderunt lumen, et habitaverunt
-22 Non est audita... neque visa est in Theman
-38 Post hæc in terris visus est, et cum hominib.
4- 9 Vidit e. iracundiam a Deo venientem vobis
-10 Vidi enim captivitatem populi mei
-24 Sicut e. viderunt vicinæ Sion captivitatem
Sic videbunt et in celeritate salutem vestr.
-25 Sed cito videbis perditionem ipsius
-36 Et vide jucunditatem a Deo tibi venientem
5- 5 Et vide collectos filios tuos ab oriente sole
6- 3 Nunc a. videbitis in Babylonia deos aureos

Baruc. 6- 4 Videte ergo ne et vos similes efficiamini
- 5 Visa itaque turba de retro et ab ante
-18 Ex quibus nullam videre possunt
Ezech. 1- 1 Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei
- 4 Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat
-27 Et vidi quasi speciem electri, velut aspect.
Vidi quasi speciem ignis splendentis in circ.
2- 1 Et vidi, et cecidi in faciem meam
- 9 Et vidi, et ecce manus missa ad me
3-23 Quasi gloria, quam vidi juxta fluv. Chobar
8- 2 Vidi, et ecce similitudo quasi aspectus ignis
- 4 Secund. visionem, quam videram in campo
- 6 Fili hom., putas-ne, vides tu quid isti faciunt
Et adhuc conversus videbis abom. majores
- 7 Et vidi, et ecce foramen unum in pariete
- 9 Ingredere, et vide abominationes pessimas
-10 Ingressus vidi, et ecce omnis similitudo
-12 Et dixit ad me: Certe vides, fili hominis
Dicunt enim: Non videt Dominus nos
-13 Conversus videbis abominationes majores
-15 Et dixit ad me: Certe vidisti, fili hominis
Conversus videbis abominat. majores his
-17 Et dixit ad me: Certe vidisti, fili hominis
9- 6 Omnem autem, super quem videritis Thau
- 9 Dereliquit Dom. terram, et Dom. non videt
10- 1 Et vidi, et ecce in firmamento, quod erat
- 9 Et vidi, et ecce quatuor rotæ juxta cherub.
-15 Quod videram juxta fluvium Chobar
-20 Ips. est animal, quod vidi subter Deum Isr.
-22 Ipsi vultus, quos videram juxta fluv. Chobar
11- 1 Et vidi in medio eor. Jezoniam filium Azur
-24 Et sublata est a me visio, quam videram
12- 2 Oculos habent ad videndum, et non vident
- 6 Faciem tuam velabis, et non videbis terram
-12 Facies ejus operietur ut non videat oculo terram
-13 Et ipsam non videbit, ibique morietur
-27 Visio, quam hic videt, in dies multos
13- 3 Qui sequuntur spiritum s., et nihil vident
- 6 Vident vana, et divinant mendacium
- 7 Numquid non visionem cassam vidistis?
- 8 Quia locuti estis vana, et vidistis mendacium
- 9 Prophetas, qui vident vana, et divinant
-16 Et vident ei visionem pacis
-23 Propterea vana non videbitis
14-22 Et videbitis viam eorum, et adinventiones
-23 Cum videritis viam eor., et adinventiones
16- 6 Vidi te conculcari in sanguine tuo
- 8 Et transivi per te, et vidi te
-37 Videbunt omnem turpitudinem tuam
-50 Et abstuli eas sicut vidisti
18-14 Qui videns omnia peccata patris sui
19-11 Vidit altitudinem s. in multitudine palmit.
20-28 Viderunt omnem collem excelsum
-48 Et videbit universa caro, quia ego Dom.
21-29 Cum tibi viderentur vana, et divinarentur
22-28 Videntes vana, et divinantes eis mendacium
23-11 Quod cum vidisset soror ejus Ooliba
-13 Et vidi quod polluta esset via una ambarum
-14 Cumque vidisset viros depictos in pariete
28-19 O. qui viderint te in gentibus, obstupescent
32-31 Vidit eos Pharao, et consolatus est
33- 3 Ille viderit gladium venientem super terram
- 6 Si speculator viderit gladium venientem
37- 8 Et vidi, et ecce super ea nervi et carnes
39-15 Cumque viderint os hominis, statuent juxta
-21 Et videbunt omnes gentes judicium meum
40- 4 Fili hominis, vide oculis t., et auribus t. audi
Annuntia omnia, quæ tu vides, domui Isr.
41- 8 Et vidi in domo altitudinem per circuitum
43- 3 Et vidi visionem, secundum speciem, quam videram
Aspect., quem videram juxta fluv. Chobar
44- 4 Et vidi, et ecce implevit gloria Do. domum
- 5 Vide oculis tuis, et auribus tuis audi omnia
47- 6 Et dixit ad me: Certe vidisti, fili hominis
Dan. 1-10 Qui si viderit vultus vestros macilentiores
-13 Et sicut videris, facies cum servis tuis
2- 1 Vidit Nabuchodonosor somnium
- 3 Et dixit ad eos rex: Vidi somnium; et mente confusus ignoro quid viderim
-26 Potes mihi indicare somnium, quod vidi?
-31 Tu rex videbas, et ecce quasi statua una
-34 Videbas ita, donec abscissus est lapis
-41 Quia vidisti pedum et digitorum partem
Secundum quod vidisti ferrum mixtum testæ
-43 Quod autem vidisti ferrum mixtum testæ
-45 Secundum quod vidisti, quod de monte
3-92 Et ait: Ecce ego video quatuor viros solutos
4- 2 Somnium vidi, quod perterruit me
- 6 Visiones somniorum meorum, quas vidi
- 7 Videbam, et ecce arbor in medio terræ
-10 Videbam in visione capitis mei sup. stratum
-15 Hoc somnium vidi ego Nabuchodonosor rex
-17 Arborem, quam vidisti sublimem atq. rob.

Dan. 4-20 Quod autem vidit rex vigilem et sanctum
5-23 Non vident, neque audiunt, neque sentiunt
7- 1 Anno primo Baltas... Daniel somnium vidit
- 2 Videbam in visione mea nocte
- 7 Cæteris bestiis, quas videram ante eam
-11 Et vidi quoniam interfecta esset bestia
8- 1 Ego Daniel, post id quod videram in princip.
- 2 Vidi in visione mea, cum essem in Susis
Vidi a. in visione esse me super portam Ulaï
- 3 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce aries
- 4 Vidi arietem cornibus ventilantem
- 6 Quem videram stantem ante portam
-15 Cum viderem ego Daniel visionem
-20 Aries,quem vidisti habere cornua,rex Med.
9-18 Aperi oculos t., et vide desolationem nost.
-21 Ecce vir Gabriel, quem videram in visione
10- 5 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce vir
- 7 Vidi autem ego Daniel solus visionem
Porro viri, qui erant mecum, non viderunt
- 8 Relictus solus vidi visionem grandem hanc
12- 2 Et alii in opprobrium ut videant semper
- 5 Et vidi ego Daniel, et ecce quasi duo alii
13- 5 Judicibus, qui videbantur regere populum
- 8 Videbant eam senes quotidie ingredientem
- 9 Declinaverunt ocul. s. ut non viderent cœl.
-12 Observabant quotidie sollicitius videre eam
-20 Ostia pomarii clausa sunt, et nemo nos videt
-26 Irruerunt... ut viderent quidnam esset
-38 Videntes iniquitatem, cucurrimus ad eos, et vidimus eos pariter commisceri
-54 Nunc ergo si vidisti eam, dic sub qua arbore videris eos colloquentes sibi
14- 5 Non videtur tibi esse Bel vivens deus?
An non vides quanta comedat et bibat
-19 Video vestigia virorum et mulierum
-29 Vidit ergo rex quod irruerunt in eum veh.
-34 Dom.,Babylonem non vidi, et lacum nescio
Osee. 5-13 Et vidit Ephraim languorem suum
6-10 In domo Israel vidi horrendum
9-10 In cacumine ejus, vidi patres eorum
-13 Ephraim, ut vidi, Tyrus erat fundata
Joel. 2-28 Et juvenes vestri visiones videbunt
Amos. 1- 1 Quæ vidit sup.Israël in dieb.Oziæ regis Juda
3- 9 Et videte insanias multas in medio ejus
6- 2 Transite in Chalane, et videte, et ite inde
7- 8 Et dixit Dom. ad me : Quid tu vides, Amos?
-12 Qui vides, gradere, fuge in terram Juda
8- 2 Et dixit : Quid tu vides, Amos?
9- 1 Vidi Dominum stantem super altare
Jonæ. 2- 5 Rursus videbo templum sanctum tuum
3-10 Vidit Deus opera eorum, quia conversi sunt
4- 5 Donec videret quid accideret civitati
Mich. 1- 1 Quod vidit super Samariam et Jerusalem
3- 7 Et confundentur qui vident visiones
7- 9 Educet me in lucem, videbo justitiam ejus
-10 Oculi mei videbunt in eam : nunc erit
-16 Videbunt gentes, et confundentur
Nahum. 3- 7 Et erit : omnis, qui viderit te, resiliet a te
Habac. 1- 1 Onus, quod vidit Habacuc propheta
- 3 Videre prædam et injustitiam contra me
- 5 Aspicite in gentibus, et videte : admiramini
-13 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum
2- 1 Contemplabor, ut videam quid dicatur mihi
3- 7 Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiæ
-10 Viderunt te, et doluerunt montes
Aggæi. 2- 4 Qui vidit domum istam in gloria sua prima
Et quid vos videtis hanc nunc?
Zach. 1- 8 Vidi per noctem, et ecce vir ascendens
-18 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce quat.
2- 1 Et levavi oculos meos, et vidi.: et ecce vir
- 2 Et videam quanta sit latitudo ejus
4- 2 Et dixit ad me : Quid tu vides? Et dixi : Vidi, et ecce candelabrum aureum totum
-10 Videbunt lapid. stanneum in manu Zorob.
5- 1 Et vidi, et ecce volumen volans
- 2 Et dixit ad me : Quid tu vides? Et dixi : Ego video volumen volans
- 5 Et vide quid est hoc, quod egreditur
- 9 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce duæ
6- 1 Et levavi oculos meos, et vidi : et ecce quat
8- 6 Si videbitur difficile in oculis reliquiarum
9- 5 Videbit Ascalon, et timebit; et Gaza
- 8 Quia nunc vidi in oculis meis
-14 Et Dominus Deus super eos videbitur
10- 2 Et divini viderunt mendacium
- 7 Et filii eorum videbunt, et lætabuntur
Malac. 1- 5 Et oculi vestri videbunt : et vos dicetis
3- 2 Et quis stabit ad videndum eum?
-18 Et convertemini, et videbitis quid sit
1 Mac. 1-13 Et bonus visus est sermo in oculis eorum
2- 6 Hi viderunt mala, quæ fiebant in populo
- 7 Ut quid natus sum videre contritionem populi mei?
-24 Vidit Mathathias, et doluit, et contrem.
3-17 Ut a. viderunt exercitum venient. sibi obv.

1 Mac. 3-29 Et vidit quod defecit pecunia de thesauris
-42 Vidit Judas... quia multiplicata sunt mala
-59 Quam videre mala gentis nostræ et sanctor.
4- 7 Et viderunt castra gentium valida
-12 Et viderunt eos venientes ex adverso
-20 Vidit Gorgias quod in fugam conversi sunt s.
Fumus enim, qui videbatur, declarabat
-30 Et viderunt exercitum fortem, et oravit
-35 Videns autem Lysias fugam suorum
-38 Et viderunt sanctificationem desertam
5-31 Et vidit Judas quia cœpit bellum
6-43 Et vidit Eleazar filius Saura unam de best.
Et visum est ei quod in ea esset rex
-47 Et videntes virtutem regis, et impetum
-62 Et intravit rex... et vidit munitionem loci
7- 7 Ut eat, et videat exterminium omne
- 9 Ut videret exterminium, quod fecit Judas
-11 Viderunt e. quia venerunt cum exerc. mag.
-23 Vidit Judas omnia mala quæ fecit Alcimus
-25 Vidit a. Alcimus quod prævaluit Judas
-28 Ut videam facies vestras cum pace
-30 Et amplius noluit videre faciem ejus
-44 Ut a. vidit exercitus ejus quia cecidisset
8-18 Quia viderunt quod in servitut. premerent
9- 6 Et viderunt multitudinem exercitus
- 7 Et vidit Judas quod defluxit exercitus suus
-14 Et vidit Judas quod firmior est pars exercit.
-16 Viderunt quod contritum est dextrum cornu
-27 Ex die, qua non est visus propheta in Israël
-39 Et elevaverunt oculos suos, et viderunt
-57 Vidit Bacchides, quon. mortuus est Alcimus
10-56 Ut videamus invicem nos, et spondeam tibi
-64 Ut viderunt qui interpellabant gloriam ejus
11-38 Et videns Demetrius rex quod siluit terra
-39 Et vidit quon. omnis exercitus murmurabat
-49 Et viderunt qui erant de civitate
-73 Et viderunt qui fugiebant partis illius
12- 1 Et vidit Jonathas, quia tempus eum juvat
-29 Videbant autem luminaria ardentia
-42 Et vidit Tryphon quia venit Jonathas
-51 Et videntes hi qui insecuti fuerant
13- 2 Videns quia in tremore populus est
- 3 Et angustias quales vidimus
-27 Ædificavit Simon... ædificium altum visu
-29 Quæ viderentur ab omn. navigantibus mare
-54 Et vidit Simon Joannem filium suum
14-35 Et vidit populus actum Simonis, et gloriam
15-20 Visum a. est nobis accipere ab eis clypeum
-32 Et vidit gloriam Simonis, et claritatem
-36 Renuntiavit ei... et universa quæ vidit
16- 6 Et vidit populum trepidantem ad transfret.
Viderunt eum viri, et transierunt post eum
2 Mac. 2- 2 Videntes simulacra aurea et argentea
- 4 Moyses ascendit, et vidit Dei hæreditatem
3-16 Jam vero qui videbat summi sacerd. vultum
-25 Videbatur arma habere aurea
-36 Ea quæ sub oculis suis viderat opera
4- 6 Videbat e. sine regali providentia impossib.
5- 2 Videri diebus quadraginta per aëra equites
6- 9 Erat ergo videre miseriam
7-17 Et videbis magnam potestatem ipsius
8- 8 Videns autem Philippus paulatim virum
9- 8 Isque qui sibi videbatur etiam fluctibus maris imperare
12-16 Sanguine interfectorum fluere videretur
-42 Sub oculis videntes quæ facta sunt pro pecc.
-44 Superfluum videretur et vanum orare pro mortuis
13-23 Jurat de omnibus, quibus justum visum est
14- 4 Et thallos, qui templi esse videbantur
-26 Alcimus a. videns charitatem illor. ad invic.
-30 Videns secum austerius agere Nicanorem
15-12 Virum bon. et benignum, verecundum visu
Matth. 2- 2 Vidimus enim stellam ejus in Oriente
- 9 Et ecce stella, quam viderant in Oriente
-10 Videntes a. stellam, gavisi sunt gaudio mag.
-16 Tunc Herodes videns quoniam illusus esset
3- 7 Videns a. multos Pharisæorum et Sadduc.
-16 Et vidit Spiritum Dei descendentem
4-16 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem
-18 Juxta mare Galilææ, vidit duos fratres
-21 Et procedens inde, vidit alios duos fratres
5- 1 Videns a. Jesus turbas, ascendit in montem
- 8 Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt
-16 Ut videant opera vestra bona, et glorificent
-28 Qui viderit mulierem ad concupiscendum
6- 1 Coram hominibus, ut videamini ab eis
- 5 Qui amant... orare, ut videantur ab homin.
- 6 Pater t., qui videt in abscondito, reddet tibi
-18 Ne videaris hominibus jejunans, sed patri t.
Pater t., qui videt in abscondito, reddet tibi
7- 3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui : et trabem in oculo tuo non vides?
- 5 Tunc videbis ejicere festucam de oculo frat.

Matth. 8- 4 Ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris : sed vade
-14 Vidit socrum ej. jacentem et febricitantem
-18 Videns aut. Jesus turbas multas circum se
-34 Et viso eo rogabant, ut transiret a finibus
9- 2 Et videns Jesus fidem illor., dixit paralytico
- 4 Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum
- 8 Videntes a. turbæ timuerunt, et glorificav.
- 9 Jesus vidit hominem sedentem in telonio
-11 Videntes Pharisæi, dicebant Discipulis ejus
-22 At Jesus conversus, et videns eam, dixit
-23 Cum.. et vidisset tibicines et turbam tumult.
-30 Jesus dicens : Videte ne quis sciat
-36 Videns autem turbas, misertus est eis
11- 4 Renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis
- 5 Cæci vident, claudi ambulant, leprosi mund.
- 7 Quid existis in desertum videre? arundinem
- 8 Sed quid existis videre? hominem
- 9 Sed quid existis videre? prophetam?
12- 2 Pharisæi autem videntes, dixerunt ei
-22 Et curavit eum, ita ut loqueretur, et videret
-38 Magister, volumus a te signum videre
13-13 In parabolis loquor eis : quia videntes non vident
-14 Et videntes videbitis, et non videbitis
-15 Nequando videant oculis, et aurib. audiant
-16 Vestri autem beati oculi, quia vident
-17 Multi prophetæ et justi cupierunt videre quæ videtis, et non viderunt
14-14 Et exiens vidit turbam multam
-26 Et videntes eum super mare ambulantem
-30 Videns vero ventum validum, timuit
15-31 Mirarentur, videntes mutos loquentes, claudos ambulantes, cæcos videntes
16-28 Donec videant Filium hominis venientem
17- 8 Neminem viderunt, nisi solum Jesum
-24 Dicens : Quid tibi videtur, Simon?
18-10 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis
In cœlis semper vident faciem Patris mei
-12 Quid vobis videtur? Si fuerint alicui centum
-31 Videntes autem conservi ejus quæ fiebant
20- 3 Vidit alios stantes in foro otiosos
-34 Et confestim viderunt, et secuti sunt eum
21-15 Videntes a. principes sacerdotum et Scribæ
-19 Et videns fici arborem unam secus viam
-20 Et videntes Discipuli, mirati sunt, dicentes
-28 Quid autem vobis videtur? Homo quidam
-32 Vos a. videntes, nec pœnitentiam habuistis
-38 Agricolæ a. videntes filium, dixerunt intra se
22-11 Intravit a. rex, ut videret discumbentes
Vidit ibi hom. non vestitum veste nuptiali
-17 Dic ergo nobis quid tibi videtur
-42 Dicens : Quid vobis videtur de Christo?
23- 5 Opera sua faciunt, ut videantur ab hominib.
-39 Dico enim vobis, non me videbitis amodo
24- 2 Respondens dixit illis : Videtis hæc omnia?
- 4 Jesus dixit eis : Videte ne quis vos seducat
- 6 Videte ne turbemini. Oportet e. hæc fieri
-15 Cum ergo videritis abominationem desolat.
-30 Videbunt Filium hom. venientem in nubib.
-33 Ita et vos cum videritis hæc omnia, scitote
25-29 Et quod videtur habere, auferetur ab eo
-37 Quando te vidimus esurient., et pavimus te
-38 Quando autem te vidimus hospitem
-39 Quando te vidimus infirm. aut in carcere
-44 Quando te vidimus esurientem aut sitient.
26- 8 Videntes autem Discipuli, indignati sunt
-58 Sedebat cum ministris, ut videret finem
-64 Videbitis Filium hominis sedentem a dextris
-66 Quid vobis videtur? At illi respondentes
-71 Vidit eum alia ancilla, et ait his qui erant ibi
27- 3 Tunc videns Judas, qui eum tradidit
- 4 At illi dixerunt : Quid ad nos? tu videris
-24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret
Dicens : Innocens ego sum... vos videritis
-49 Sine, videamus an veniat Elias liberans eum
-54 Viso terræ motu et his quæ fiebant, timuer.
28- 1 Venit Maria Magdalene... videre sepulcrum
- 6 Venite, et videte locum, ubi positus erat
- 7 Præcedet vos in Galil. : ibi eum videbitis
-10 Ut eant in Galilæam : ibi me videbunt
-17 Et videntes eum, adoraverunt
Marc. 1-10 Ascendens de aqua, vidit cœlos apertos
-16 Vidit Simonem, et Andream fratrem ejus
-19 Vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratr.
-44 Et dicit ei : Vide, nemini dixeris : sed vade
2- 5 Cum autem vidisset Jesus fidem illorum
-12 Dicentes : Quia nunquam sic vidimus
-14 Vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium
-16 Videntes quia manducaret cum publicanis
3-11 Et spiritus immundi, cum illum videbant
4-12 Ut videntes videant, et non videant
-24 Et dicebat illis : Videte quid audiatis
5- 6 Videns autem Jesum a longe, cucurrit
-14 Et egressi sunt videre quid esset factum
-15 Et vident illum, qui a dæmonio vexabatur

Marc. 5-16 Et narraverunt illis, qui viderant, qualiter
-22 Et videns eum, procidit ad pedes ejus
-31 Vides turbam comprimentem te, et dicis
-32 Circumspiciebat videre eam quæ hoc fecerat
-38 Et videt tumultum, et flentes, et ejulantes
6-33 Et viderunt eos abeuntes, et cognoverunt
-34 Et exiens vidit turbam multam Jesus
-38 Quot panes habetis? ite, et videte
-48 Et videns eos laborantes in remigando
-49 Ut viderunt eum ambulantem supra mare
-50 Omnes e. viderunt eum, et conturbati sunt
7- 2 Et cum vidissent quosdam ex Discipulis ej.
8-15 Videte, et cavete a fermento Pharisæorum
-18 Oculos habentes non videtis?
-23 Interrogavit eum si quid videret
-24 Video homines velut arbores ambulantes
-25 Et cœpit videre. Et restitutus est, ita ut clare videret omnia
-33 Qui conversus, et videns Discipulos suos
-39 Donec videant regn. Dei veniens in virtute
9- 7 Neminem amplius viderunt, nisi Jesum
- 8 Ne cuiquam quæ vidissent, narrarent
-13 Vidit turbam magnam circa eos, et Scribas
-14 Et confestim omnis populus videns Jesum
-19 Cum vidisset eum, statim spiritus conturb.
-24 Et cum videret Jesus concurrentem turbam
-37 Vidimus quemd. in nom. t. ejicientem dæm.
10-14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit
-42 Scitis quia hi, qui videntur principari gent.
-51 Cæcus autem dixit ei : Rabboni, ut videam
-52 Et confestim vidit, et sequebatur eum in via
11-13 Cumq. vidisset a longe ficum habent. folia
-20 Viderunt ficum aridam factam a radicibus
12-14 Nec enim vides in faciem hominum
-15 Afferte mihi denarium ut videam
-28 Et videns quoniam bene illis responderit
-34 Jesus a. videns quod sapienter respondisset
13- 2 Vides has omnes magnas ædificationes?
- 5 Cœpit dicere illis : Videte ne quis vos seducat
- 9 Videte a. vosmetipsos. Tradent enim vos
-14 Cum a. videritis abominationem desolation.
-23 Vos ergo videte : ecce prædixi vobis omnia
-26 Tunc videbunt Filium hominis venientem
-29 Sic et vos cum videritis hæc fieri, scitote
-33 Videte, vigilate, et orate : nescitis enim
14-62 Videbitis Filium hominis sedentem a dextris
-64 Audistis blasphemiam : quid vobis videtur?
-67 Et cum vidisset Petrum calefacientem se
-69 Rursus autem cum vidisset illum ancilla
15- 4 Vide in quantis te accusant
-32 Descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus
-36 Videamus si veniat Elias ad deponend. eum
-39 Videns a. centurio, qui ex adverso stabat
16- 4 Et respicientes viderunt revolutum lapidem
- 5 Viderunt juvenem sedentem in dextris
- 7 Ibi eum videbitis, sicut dixit vobis
-11 Audientes quia viveret, et visus esset ab ea
-14 Quia iis, qui viderant eum resurrexisse
Luc. 1- 2 Qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuer.
- 3 Visum est et mihi, assecuto omnia a princip.
-12 Et Zacharias turbatus est videns
-22 Cognover. quod visionem vidisset in templo
2-15 Et videamus hoc verbum, quod factum est
-17 Videntes autem, cognoverunt de verbo
-20 In omnibus quæ audierant et viderant
-26 Et responsum acceperat... non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Do.
-30 Quia viderunt oculi mei salutare tuum
-48 Et videntes admirati sunt. Et dixit mater ej.
3- 6 Et videbit omnis caro salutare Dei
5- 2 Et vidit duas naves stantes secus stagnum
- 8 Quod cum videret Simon Petrus, procidit
-12 Et videns Jesum, et procidens in faciem
-20 Quorum fidem ut vidit, dixit: Homo, remitt.
-26 Dicentes : Quia vidimus mirabilia hodie
-27 Vidit publicanum nomine Levi, sedentem
6-41 Quid a. vides festucam in oculo fratris tui?
-42 Ipse in oculo tuo trabem non videns
7-13 Quam cum vidisset Do., misericord. motus
-22 Euntes renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis : quia cæci vident, claudi ambul.
-24 Quid existis in desertum videre? arundinem
-25 Sed quid existis videre? hominem
-26 Sed quid existis videre? prophetam?
-39 Videns a. Pharisæus, qui vocaverat eum
-44 Dixit Simoni : Vides hanc mulierem?
8-10 Ut videntes non videant, et audientes
-16 Ut intrantes videant lumen
-18 Videte ergo quomodo audiatis
-20 Et fratres tui stant foris, volentes te videre
-28 Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum
-34 Quod ut viderunt factum qui pascebant
-35 Exierunt autem videre quod factum est
-36 Nuntiaverunt autem illis et qui viderant

Luc. 8-47 Videns autem mulier, quia non latuit
9- 9 Et quærebat videre eum
-27 Non gustabunt mortem donec videant regnum Dei
-31 (*Moyses et Elias*) visi in majestate
-32 Et evigilantes viderunt majestatem ejus
-36 Nemini dixerunt... quidquam ex his quæ viderant
-47 At Jesus videns cogitationes cordis illorum
-49 Vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem dæmonia
-54 Cum vidissent autem Discipuli ejus
10-18 Videbam Satan. sicut fulgur de cœlo cad.
-23 Beati oculi, qui vident quæ vos videtis
-24 Multi prophetæ et reges voluerunt videre quæ vos videtis, et non viderunt
-31 Et viso illo, præterivit
-32 Cum esset secus locum, et videret eum
-33 Et videns eum, misericordia motus est
-36 Quis horum trium videtur tibi proximus
11-17 Ipse a. ut vidit cogitationes eorum, dixit eis
-33 Ut qui ingrediuntur, lumen videant
-35 Vide ergo ne lumen, quod in te est, tenebræ sint
12-15 Videte, et cavete ab omni avaritia
-54 Cum videritis nubem orientem ab Occasu
13-12 Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se
-28 Cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob
-35 Dico autem vobis, quia non videbitis me
14-18 Et necesse habeo exire, et videre illam
-29 Omnes qui vident, incipiant illudere ei
15-20 Vidit illum... et misericordia motus est
16-23 Vidit Abrah. a longe, et Lazarum in sinu ej.
17-14 Quos ut vidit, dixit : Ite, ostendite vos
-15 Unus a. ex illis, ut vidit quia mundatus est
-22 Venient dies quando desideretis videre unum diem Filii hominis, et non videbitis
18-15 Quod cum viderent Discipuli, increpabant
-24 Videns a. Jesus illum tristem factum, dixit
-41 At ille dixit : Domine, ut videam
-43 Et confestim vidit, et sequebatur illum
Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo
19- 3 Et quærebat videre Jesum, quis esset
- 4 Ascendit in arborem sycom. ut videret eum
- 5 Suspiciens Jesus vidit illum; et dixit ad eum
- 7 Et cum viderent omnes, murmurabant
-37 Super omnibus, quas viderant, virtutibus
-41 Videns civitatem, flevit super illam, dicens
20-13 Forsitan, cum hunc viderint, verebuntur
-14 Quem cum vidissent coloni, cogitaverunt
21- 1 Respic. a. vidit eos, qui mittebant munera
- 2 Vidit a. et quamdam viduam pauperculam
- 6 Hæc quæ videtis, venient dies, in quibus
- 8 Qui dixit : Videte ne seducamini
-20 Cum a. videritis circumdari ab exercitu Jer.
-27 Et tunc videbunt Filium hominis venientem
-29 Videte ficulneam et omnes arbores
-31 Ita et vos, cum videritis hæc fieri, scitote
22-24 Quis eorum videretur esse major
-49 Videntes autem hi, qui circa ipsum erant
-56 Quem cum vidisset ancilla quædam sedent.
-58 Et post pusillum alius videns eum, dixit
23- 8 Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde
Cupiens ex multo tempore videre eum
Sperabat signum aliquod videre ab eo fieri
-47 Videns autem centurio quod factum fuerat
-48 Qui simul aderant... et videbant quæ fiebant
-49 Quæ secutæ eum erant a Gal., hæc videntes
-55 Subsecutæ a. mulieres... viderunt monum.
24-11 Et visa sunt ante illos, sicut deliramentum
-12 Et procumbens vidit linteamina sola posita
-23 Dicentes se etiam visionem Angelor. vidisse
-37 Conterriti, existimabant se spiritum videre
-39 Videte manus m. et pedes, quia ego ipse sum: palpate, et videte : quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere
Joan. 1-14 Et vidimus gloriam ejus, gloriam
-18 Deum nemo vidit unquam
-29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem
-32 Dicens : Quia vidi Spiritum descendentem
-33 Super quem videris Spiritum descendentem
-34 Et ego vidi : et testimonium perhibui
-38 Et videns eos sequentes se, dicit eis
-39 Dicit eis : Venite, et videte. Venerunt, et viderunt ubi maneret
-46 Dicit ei Philippus : Veni, et vide
-47 Vidit Jesus Nathanaël venientem ad se
-48 Cum esses sub ficu, vidi te
-50 Quia dixi tibi : Vidi te sub ficu, credis : majus his videbis
-51 Videbitis cœlum apertum, et Angelos Dei
2-23 Videntes signa ejus, quæ faciebat
3- 3 Non potest videre regnum Dei
-11 Loquimur, et quod vidimus testamur
-32 Et quod vidit, et audivit, hoc testatur

Joan. 3-36 Qui a. incredulus est Filio, non videbit vitam
4-19 Mulier : Domine, video quia propheta es tu
-29 Venite, et videte hominem, qui dixit mihi
-35 Levate oculos vestros, et videte regiones
-45 Cum om. vidissent quæ fecerat Jerosolymis
-48 Nisi signa et prodigia videritis, non creditis
5- 6 Hunc cum vidisset Jesus jacentem, et cogn.
-19 Nisi quod viderit Patrem facientem
-37 Neque speciem ejus vidistis
6- 2 Quia videbant signa, quæ faciebat super his
- 5 Et vidisset quia multitudo maxima venit
-14 Cum vidissent quod Jesus fecerat signum
-19 Vident Jesum ambulantem supra mare
-22 Vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una
-24 Cum ergo vidisset turba quia Jesus non esset
-26 Quæritis me, non quia vidistis signa
-30 Tu facis signum ut videamus, et credamus
-36 Dixi vobis, quia et vidistis me, et non creditis
-40 Ut omnis, qui videt Filium, et credit in eum
-46 Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is, qui est a Deo, hic vidit Patrem
-63 Si ergo videritis Filium hom. ascendentem
7- 3 Ut et Discipuli tui videant opera tua
-52 Et vide quia a Galilæa propheta non surgit
8-38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor
Et vos quæ vidistis apud patrem vest., facitis
-51 Mortem non videbit in æternum
-56 Abr.. exultavit ut videret diem meum : vidit
-57 Annos nondum habes, et Abraham vidisti?
9- 1 Et præteriens Jesus, vidit hominem cæcum
- 7 Abiit ergo, et lavit, et venit videns
- 8 Itaque vicini, et qui viderant eum prius
-11 Vade... et lava. Et abii, lavi, et video
-15 Interrogabant eum Pharisæi quom. vidisset
Lut. mihi posuit sup. oculos, et lavi, et video
-18 Non crediderunt ergo Judæi de illo, quia cæcus fuisset, et vidisset, donec vocaverunt parentes ejus, qui viderat
-19 Cæcus natus est? Quomodo ergo nunc videt
-21 Quomodo autem nunc videat, nescimus
-25 Un. scio, quia cæcus cum essem, modo video
-37 Vidisti eum : et qui loquitur tecum, ipse est
-39 Ego in hunc mundum veni : ut qui non vident, videant, et qui vident, cæci fiant
-41 Nunc vero dicitis : Quia videmus
10-12 Videt lupum venientem, et dimittit oves
11- 9 Non offendit, quia lucem huj. mundi videt
-31 Cum vidissent Mariam, quia cito surrexit
-32 Videns eum, cecidit ad pedes ej., et dicit ei
-33 Jesus ergo, ut vidit eam plorant., et Judæos
-34 Dicunt ei : Domine, veni, et vide
-40 Quoniam si credideris, videbis gloriam Dei
-45 Et viderant quæ fecit Jesus, crediderunt
12- 9 Sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit
-19 Videtis quia nihil proficimus?
-21 Dicentes : Domine, volumus Jesum videre
-40 Ut non videant oculis, et non intellig. corde
-41 Hæc dixit Isaïas, quando vidit gloriam ejus
-45 Et qui videt me, videt eum, qui misit me
14- 7 Et amodo cognoscetis eum, et vidistis eum
- 9 Philippe, qui videt me, videt et Patrem
-17 Quia non videt eum, nec scit eum
-19 Et mundus me jam non videt. Vos autem videtis me
15-24 Et viderunt, et oderunt et me et Patrem
16-10 Ad Patrem vado, et jam non videbitis me
-16 Modicum, et jam non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
-17 Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
-19 Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me
-22 Iterum a. videbo vos, et gaudebit cor vestr.
17-24 Ut videant claritatem m., quam dedisti mihi
18-26 Nonne ego te vidi in horto cum illo?
19- 6 Cum ergo vidissent eum pontifices et minist.
-26 Cum vidisset ergo Jesus matrem et Discip.
-33 Ut viderunt eum jam mortuum, non freger.
-35 Et qui vidit, testimonium perhibuit
-37 Dicit : Videbunt in quem transfixerunt
20- 1 Et vidit lapidem sublatum a monumento
- 5 Cum se inclinasset, vidit posita linteamina
- 8 Ad monumentum : et vidit, et credidit
-12 Et vidit duos Angelos in albis, sedentes
-14 Conversa est retrors., et vidit Jesum stantem
-18 Quia vidi Dominum, et hæc dixit mihi
-20 Gavisi sunt ergo Discipuli, viso Domino
-25 Dixerunt ergo ei alii Discipuli : Vidimus Do.
Nisi videro in manibus ejus fixuram clavor.
-27 Infer digitum t. huc, et vide manus meas
-29 Dixit ei Jesus : Quia vidisti me, Thoma, credidisti : beati qui non viderunt, et credid.
21- 9 Viderunt prunas positas, et piscem superp.
-20 Conversus Petrus, vidit illum Discipulum
-21 Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu

Act. 1- 9 Cum hæc dixisset, videntibus illis, elevatus
-11 Quemadmodum vidistis eum euntem
2-17 Et juvenes vestri visiones videbunt
-27 Nec dabis Sanctum t. videre corruptionem
-31 Neque caro ejus vidit corruptionem
-33 Effudit hunc, quem vos videtis, et auditis
3- 3 Is cum vidisset Petrum et Joannem incip.
- 9 Et vidit omnis populus eum ambulantem
-12 Videns a. Petrus, respondit ad populum
-16 Hunc quem vos vidistis et nostis, confirmavit
4-13 Videntes a. Petri constantiam et Joannis
-14 Hominem quoque videntes stantem cum eis
-20 Non e. possumus quæ vidimus... non loqui
6-15 Viderunt faciem ej. tanquam faciem Angeli
7-24 Cum vidisset quemdam injuriam patientem
-31 Moyses autem videns, admiratus est visum
-34 Videns vidi afflictionem populi mei
-44 Ut faceret illud secundum formam quam viderat
-55 Intendens in cœlum, vidit gloriam Dei
Ait : Ecce video cœlos apertos, et Fil. hom.
8- 6 Audientes, et videntes signa quæ faciebat
-13 Videns etiam signa et virtutes maximas fieri
-18 Cum vidisset a. Simon, quia per imposition.
-23 In... et obligatione iniquitatis video te esse
-39 Amplius non vidit eum eunuchus
9- 7 Audientes quid. vocem, neminem a. videntes
- 8 Apertisque oculis nihil videbat
- 9 Et erat ibi tribus diebus non videns
-12 Vidit virum Ananiam nomine, introeuntem
-17 Ut videas, et implearis Spiritu sancto
-27 Narravit illis quomodo in via vidisset Dom.
-35 Viderunt eum omnes, qui habitabant Lyddæ
-40 Aperuit oculos suos : et viso Petro, resedit
10- 3 Vidit in visu manifeste, quasi hora diei nona
-11 Et vidit cœlum apertum, et descendens vas
-17 Quidnam esset visio, quam vidisset
11- 5 Et vidi in excessu mentis visionem
- 6 Vidi quadrupedia terræ, et bestias, et rept.
-13 Quomodo vidisset Angelum in domo sua
-23 Qui cum pervenisset, et vidisset gratiam Dei
12- 3 Videns a. quia placeret Judæis, apposuit
- 9 Existimabat autem se visum videre
-16 Viderunt eum, et obstupuerunt
13-11 Eris cæcus, non videns solem usq. ad temp.
-12 Tunc procons. cum vidisset factum, credid.
-30 Qui visus est per dies multos his
-35 Non dabis Sanctum t. videre corruptionem
-36 Et appositus est... et vidit corruptionem
-37 Quem vero Deus suscitavit a mortuis, non vidit corruptionem
-40 Videte ne ergo superveniat vobis quod dict.
-41 Videte contemptores, et admiramini
-45 Videntes a. turbas Judæi, repleti sunt zelo
14- 8 Et videns quia fidem haberet ut salvus fieret
-10 Turbæ a. cum vidissent quod fecerat Paulus
15- 6 Conveneruntque... videre de verbo hoc
-28 Visum est enim Spiritui sancto, et nobis
-34 Visum est autem Silæ ibi remanere
16-10 Ut autem visum vidit, statim quæsivimus
-13 Juxta flumen, ubi videbatur oratio esse
-19 Videntes autem domini ejus quia exivit spes
-27 Et videns januas apertas carceris
-40 Et visis fratribus, consolati sunt eos
17-16 Videns idololatriæ deditam civitatem
-18 Nov. dæmoniorum videtur annuntiator esse
-22 Per omnia quasi superstitiosiores vos video
-23 Præteriens enim, et videns simulacra vestra
18-15 Vos ipsi videritis : judex ego hor. nolo esse
19-21 Postq. fuero ibi, oportet me et Rom. videre
-26 Et videtis, et auditis, quia non solum Ephesi
20-25 Quia amplius non videbitis faciem meam
-38 Quon. amplius faciem ejus non essent visuri
21-20 Vides, frater, quod millia sunt in Judæis
-27 Cum vidissent eum in templo, concitaverunt
-29 Viderant e. Trophimum Ephesium in civit.
-32 Qui cum vidissent tribunum et milites
22- 9 Lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt
-11 Et cum non viderem præ claritate luminis
-14 Ut... et videres justum, et audires vocem
-15 Quia eris testis... eor. quæ vidisti et audisti
-18 Et videre illum dicentem mihi : Festina
25-24 Videtis hunc, de quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me
-27 Sine ratione e. mihi videtur mittere vinct.
26-13 Vidi, rex, de cœlo supra splendorem solis
-16 Constituam te... testem eorum quæ vidisti
27-10 Dicens eis : Viri, video quon. cum injuria
28- 4 Ut vero viderunt barbari pendentem best.
- 6 Et videntibus nihil mali in eo fieri
-15 Quos cum vidisset Paulus gratias agens Deo
-20 Propter hanc igitur causam rogavi vos videre
-26 Et videntes videbitis, et non perspicietis

Act. 28-27 Ne forte videant oculis, et auribus audiant
Rom. 1-11 Desidero e. videre vos, ut aliquid impertiar
7-23 Video autem aliam legem in membris meis
8-24 Spes autem quæ videtur, non est spes
Nam quod videt quis, quid sperat ?
-25 Si autem quod non videmus, speramus
11- 8 Dedit illis Deus... oculos, ut non videant
-10 Obscurentur oculi eorum ne videant
-22 Vide ergo bonitatem et severitatem Dei
15-21 Quib. non est annuntiatum de eo, videbunt
-24 Spero quod præteriens videam vos
1 Cor. 1-26 Videte enim vocationem vestram, fratres
2- 9 Quod oculus non vidit, nec auris audivit
3-10 Unusq. a. videat quomodo superædificet
-18 Si quis videtur inter vos sapiens esse
7-36 Si quis autem turpem se videri existimat
8- 9 Videte autem ne forte hæc licentia vestra
-10 Si e. quis viderit eum, qui habet scientiam
9- 1 Nonne Christum Jesum Dom. nost. vidi ?
10-12 Itaq. qui se existimat stare, videat ne cadat
-18 Videte Israël secundum carnem
11-16 Si quis autem videtur contentiosus esse
12-22 Quæ videntur membra corporis infirmiora
13-12 Videmus nunc per speculum in ænigmate
14-37 Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis
15- 5 Quia visus est Cephæ, et post hoc undecim
- 6 Visus est plus quam quingentis fratribus
- 7 Deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis
- 8 Tanquam abortivo, visus est et mihi
16- 7 Nolo enim vos modo in transitu videre
-10 Timoth., videte ut sine timore sit apud vos
2 Cor. 4-18 Non contemplantibus nobis quæ videntur, sed quæ non videntur. Quæ enim videntur, temporalia sunt : quæ autem non videntur, æterna sunt
7- 8 Videns quod epistola illa... vos contristavit
10- 7 Quæ secundum faciem sunt, videte
12- 6 Ne quis me existimet supra id quod videt in me
Galat. 1-18 Veni Jerosolymam videre Petrum
-19 Alium autem Apostolorum vidi neminem
2- 2 Seorsum a. iis, qui videbantur aliquid esse
- 6 Ab iis autem, qui videbantur esse aliquid
Mihi enim qui videbantur esse aliquid
- 7 Sed econtra cum vidissent quod creditum est
- 9 Cephas et Joannes, qui videbantur columnæ
-14 Cum vidissem quod non recte ambularent
5-15 Videte ne ab invicem consumamini
6-11 Videte qualibus litteris scripsi vobis
Ephes. 5-15 Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis
Philip. 1-27 Sive cum venero, et videro vos, sive absens
-30 Idem cert. habentes, quale et vidistis in me
2-23 Mox ut videro quæ circa me sunt
-28 Misi illum, ut, viso eo, iterum gaudeatis
3- 2 Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem
- 4 Si quis alius videtur confidere in carne
4- 9 Quæ... audistis et vidistis in me, hæc agite
Colos. 2- 1 Et quicumque non viderunt faciem meam
- 5 Gaudens, et videns ordinem vestrum
- 8 Videte ne quis vos decipiat per philosoph.
-18 Quæ non vidit ambulans, frustra inflatus
4-17 Vide ministerium, quod accepisti in Dom.
1 Thes. 2-17 Festinavimus faciem vestram videre
3- 6 Desiderantes nos videre, sicut et nos q. vos
-10 Orantes, ut videamus faciem vestram
5-15 Videte ne quis malum pro malo alicui redd.
1 Tim. 6-16 Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest
2 Tim. 1- 4 Desiderans te videre, memor lacrymarum t.
Hebr. 2- 8 Nunc a. necdum videmus omnia subjecta ei
- 9 Videmus Jesum, propter passionem mortis
3- 9 Probaverunt, et viderunt opera mea
-12 Videte, fratres, ne forte sit in aliquo vestr.
-19 Et videmus, quia non potuerunt introire
8- 5 Vide (inq.) omnia facito secund. exemplar
10-25 Quanto videritis appropinquantem diem
11- 5 Fide Henoch translatus est ne videret mort.
- 7 Responso accepto de iis quæ adhuc non videbantur
-23 Eo quod vidissent elegantem infantem
-27 Invisibilem enim tanquam videns sustinuit
12-11 Om. a. disciplina... videtur non esse gaudii
-14 Sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum
-21 Et ita terribile erat quod videbatur
-25 Videte ne recusetis loquentem
13-23 Cum quo (si celerius venerit) videbo vos
Jacob. 2-22 Vides quoniam fides cooperabatur operibus
-24 Videtis quoniam ex operibus justificatur homo
5-11 Audistis, et finem Domini vidistis
1 Petr. 1- 8 Quem cum non videritis, diligitis
In quem nunc quoque non videntes creditis
3-10 Vult vitam diligere, et dies videre bonos

1 Joan. 1- 1 Quod audivimus, quod vidimus oculis nost.
- 2 Et vidimus, et testamur, et annuntiamus
- 3 Quod vidimus et audivimus, annuntiamus
3- 1 Videte qualem charitatem dedit nobis Pater
- 2 Quoniam videbimus eum, sicuti est
- 6 Et omnis, qui peccat, non vidit eum
- 17 Viderit fratrem suum necessitatem habere
4-12 Deum nemo vidit unquam
-14 Nos vidimus, et testificamur, quon. Pater
-20 Qui enim non diligit fratrem suum quem videt, Deum, quem non videt, quomodo potest diligere ?
2 Joan. - 8 Videte vosmetipsos : ne perdatis
3 Joan. -11 Qui malefacit, non vidit Deum
-14 Spero autem protinus te videre, et os ad os
Apoc. 1- 2 Testimonium Jesu Christi, quæcumq. vidit
- 7 Venit... et videbit eum omnis oculus
-11 Dicentis : Quod vides, scribe in libro
-12 Et conversus sum, ut viderem vocem
Et conversus vidi septem candelabra aurea
-17 Et cum vidissem eum, cecidi ad pedes ejus
-19 Scribe ergo quæ vidisti, et quæ sunt
-20 Sept. stellarum, quas vidisti in dextera mea
3-18 Et collyrio inunge oculos tuos, ut videas
4- 1 Post hæc vidi : et ecce ost. apertum in cœlo
5- 1 Et vidi in dextera sedentis supra thronum
- 2 Vidi Angelum fortem, prædic. voce magna
- 4 Nemo dignus..aperire libr., nec videre eum
- 6 Et vidi : et ecce in medio throni et quatuor
-11 Et vidi, et audivi vocem Angelorum multor.
6- 1 Vidi quod aperuisset Agnus unum de sept.
Dicens, tanq. vocem tonitrui : Veni, et vide
- 2 Et vidi : et ecce equus albus, et qui sedebat
- 3 Secundum animal dicens : Veni, et vide
- 5 Audivi tertium animal, dicens : Veni, et vide
- 7 Quarti animalis dicentis : Veni, et vide
- 9 Vidi subtus altare animas interfectorum
-12 Et vidi, cum aperuisset sigillum sextum
7- 1 Post hæc vidi quatuor Angelos stantes
- 2 Et vidi alterum Angelum ascendentem
- 9 Post hæc vidi turbam magnam
8- 2 Et vidi septem Angelos stantes in consp. Dei
-13 Vidi, et audivi vocem unius aquilæ volantis
9- 1 Et vidi stellam de cœlo cecidisse in terram
-17 Et ita vidi equos in visione : et qui sedebant
-20 Quæ neque videre possunt, neque audire
10- 1 Vidi alium Angelum fortem, descendentem
- 5 Et Angelus, quem vidi stantem super mare
11- 9 Videbunt de tribubus, et populis, et linguis
-11 Timor magnus cecidit super eos, qui videruntcos
-12 Et viderunt illos inimici eorum
-19 Visa est arca testamenti ejus in templo ejus
12- 3 Et visum est aliud signum in cœlo
-13 Postquam vidit draco quod projectus esset
13- 1 Et vidi de mari bestiam ascendentem
- 2 Et bestia, quam vidi, similis erat pardo
- 3 Vidi unum de capitibus suis quasi occisum
-11 Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra
14- 1 Vidi : et ecce Agnus stabat supra montem
- 6 Et vidi alterum Angelum volantem per med.
-14 Et vidi, et ecce nubem candidam
15- 1 Et vidi aliud signum in cœlo magnum
- 2 Et vidi tanquam mare vitreum mixtum igne
- 5 Post hæc vidi, et ecce apertum
16-13 Et vidi de ore draconis et de ore bestiæ
-15 Nudus ambulet, et videant turpitudinem ej.
17- 3 Et vidi mulierem sedentem super bestiam
- 6 Et vidi mulierem ebriam de sanguine sanct.
Et miratus sum, cum vidissem illam
- 8 Bestia, quam vidisti, fuit, et non est
Videntes bestiam, quæ erat, et non est
-12 Decem cornua, quæ vidisti, dec. reges sunt
-15 Aquæ, quas vidisti... populi sunt, et gentes
-16 Et decem cornua, quæ vidisti in bestia
-18 Et mulier, quam vidisti, est civitas magna
18- 1 Vidi alium Angelum descendentem de cœlo
- 7 Et vidua non sum : et luctum non videbo
- 9 Cum viderint fumum incendii ejus
-18 Et clamaverunt videntes locum incendii ej.
19-10 Et dicit mihi : Vide ne feceris : conservus
-11 Et vidi cœlum apertum, et ecce equus albus
-17 Et vidi unum Angelum stantem in sole
-19 Vidi bestiam, et reges terræ, et exercitus
20- 1 Et vidi Angelum descendentem de cœlo
- 4 Et vidi sedes, et sederunt super eas
-11 Et vidi thronum magnum candidum
-12 Vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes
21- 1 Et vidi cœlum novum et terram novam
- 2 Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam
-22 Et templum non vidi in ea
22- 4 Et videbunt faciem ejus : et nomen ejus
- 8 Et ego Joannes, qui audivi, et vidi hæc
Et postquam audissem, et vidissem, cecidi
- 9 Vide ne feceris : conservus enim tuus sum

VIDUA.

Gen. 38-11 Esto vidua in domo patris tui, donec crescat
Exod. 22-22 Viduæ et pupillo non nocebitis
-24 Erunt uxores v. viduæ, et filii vestri pupilli
Levit. 21-14 Viduam a. et repudiatam... non accipiet
22-13 Sin a. vidua, vel repudiata... [illegible]ersa fuerit
Num. 30-10 Vidua et repudiata, quidq. voverint, reddent
Deut. 10-18 Facit judicium pupillo et viduæ
14-29 Venietq... peregrinus, ac pupillus, et vidua
16-11 Pupillus et vidua, qui morantur vobiscum
-14 Pupillus ac vidua, qui intra portas tuas sunt
24-17 Nec auferes pignoris loco viduæ vestiment.
-19 Et pupillum et viduam auferre patieris
-20 Sed relinques advenæ, pupillo, ac viduæ
-21 Cedent in usus advenæ, pupilli, ac viduæ
26-12 Dabis Levitæ, et advenæ, et pupillo, et viduæ
-13 Dedi illud... advenæ, et pupillo, ac viduæ
27-19 Qui pervertit judicium adv., pupilli et viduæ
2 Reg. 14- 5 Quæ respondit : Heu, mulier vidua ego sum
3 Reg. 7-14 Filium mulieris viduæ de tribu Nephthali
11-26 Cujus mater erat nom. Sarva, mulier vidua
17- 9 Præcepi e. ibi mulieri viduæ, ut pascat te
-10 Apparuit ei mulier vidua, colligens ligna
-20 Do. Deus meus, etiam-ne viduam.. afflixisti
Judith. 8- 1 Cum audisset hæc verba Judith vidua
- 4 Erat autem Judith relicta ejus vidua
9- 3 Subveni... Dom. Deus meus, mihi viduæ
Job. 22- 9 Viduas dimisisti vacuas
24- 3 Et abstulerunt pro pignore bovem viduæ
-21 Pavit e. sterilem... et viduæ bene non fecit
27-15 Sepelientur... et viduæ illius non plorabunt
29-13 Et cor viduæ consolatus sum
31-16 Si negavi... et oculos viduæ expectare feci
Psal. 67- 6 Patris orphanorum, et judicis viduarum
77-64 Ceciderunt : et viduæ eor. non plorabantur
93- 6 Viduam et advenam interfecerunt
108- 9 Fiant filii ejus orphani, et uxor ejus vidua
131-15 Viduam ejus benedicens benedicam
145- 9 Dominus... pupillum et viduam suscipiet
Prov. 15-25 Dominus, et firmos faciet terminos viduæ
Sap. 2-10 Opprimamus... et non parcamus viduæ
Eccli. 35-17 Non despiciet preces pupilli, nec viduam
-18 Nonne lacrymæ viduæ ad maxill. descend.
Isai. 1-17 Judicate pupillo, defendite viduam
-23 Et causa viduæ non ingreditur ad illos
9-17 Pupillorum ej. et viduar. non miserebitur
10- 2 Ut essent viduæ præda eorum, et pupillos
47- 8 Non sedebo vidua, et ignorabo sterilitatem
Jerem. 5-28 Causam viduæ non judicaverunt
7- 6 Pupillo et viduæ non feceritis calumniam
15- 8 Multiplicatæ sunt mihi viduæ ejus
18-21 Fiant uxores eorum absque liberis, et viduæ
22- 3 Pupillum et viduam nolite contristare
49-11 Et viduæ tuæ in me sperabunt
Thren. 1- 1 Facta est quasi vidua domina gentium
5- 3 Pupilli facti sumus... matres n. quasi viduæ
Baruc. 4-12 Nemo gaudeat super me viduam et desolat.
-16 Et abduxerunt dilectos viduæ
6-37 Viduæ non miserebuntur, neque orphanis
Ezech. 19- 7 Didicit viduas facere, et civitates eorum
22- 7 Pupillum et viduam contristaverunt apud te
-25 Viduas ejus multiplicaverunt in medio illius
44-22 Viduam et repudiatam non accipient uxores
Sed et viduam, quæ fuerit vidua a sacerdote
Zach. 7-10 Et viduam et pupillum... nolite calumniari
Malac. 3- 5 Et qui calumniantur... viduas et pupillos
2 Mac. 3-10 Et victualia viduarum et pupillorum
8-28 Et orphanis et viduis diviserunt spolia
-30 Æquam portionem debil., pupillis et viduis
Matth. 23-14 Væ vob... quia comeditis domos viduarum
Marc. 12-40 Qui devorant domos viduarum sub obtentu
-42 Cum venisset autem vidua una pauper
-43 Quon. vidua hæc pauper plus omnibus misit
Luc. 2-37 Et hæc vidua usq. ad annos octog. quatuor
4-25 Multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israël
-26 Nisi in Sarepta Sidoniæ, ad mulier. viduam
7-12 Filius unicus matris suæ : et hæc vidua erat
18- 3 Vidua autem quædam erat in civitate illa
- 5 Molesta est mihi hæc vidua, vindicabo illam
20-47 Qui devorant domos viduarum, simulantes
21- 2 Vidit a. et quamdam viduam pauperculam
- 3 Vidua hæc pauper, plus quam omnes misit
Act. 6- 1 In ministerio quotidiano viduæ eorum
9-39 Circumsteterunt illum omnes viduæ flentes
-41 Et cum vocasset sanctos et viduas
1 Cor. 7- 8 Dico autem non nuptis et viduis
1 Tim. 5- 3 Viduas honora, quæ vere viduæ sunt
- 4 Si qua autem vidua filios aut nepotes habet
- 5 Quæ a. vere vidua est et desolata, speret
- 9 Vidua eligatur non minus sexaginta annor.
-11 Adolescentiores autem viduas devita
-16 Si quis fidelis habet viduas, subministret illis
Ut iis, quæ vere viduæ sunt, sufficiat
Jacob. 1-27 Visitare pupillos et viduas in tribulatione
Apoc. 18- 7 Sedeo regina : et vidua non sum

VIDUATUS.

Jerem. 51- 5 Quoniam non fuit viduatus Israël et Juda

VIDUITAS.

Gen. 38-14 Quæ depositis viduitatis vestibus, assumpsit
-19 Induta est viduitatis vestibus
2 Reg. 20- 3 Usq. in diem mortis s. in viduitate viventes
Judith. 10- 2 Et exuit se vestimentis viduitatis suæ
16- 9 Exuit enim se vestimento viduitatis
Isai. 47- 9 Venient tibi.. in die una sterilitas et viduitas
54- 4 Et opprobrii viduitatis t. non recordaberis

VIGEO.

2 Reg. 19-35 Numquid vigent sensus mei ad discernend.
4 Reg. 9-22 Et veneficia ejus multa vigent

VIGESIMUS, A, UM.

Gen. 8- 4 Mense septimo, vigesimo septimo die mens.
-14 Septimo et vigesimo die mensis, arefacta est
Exod. 12-18 Usque ad diem vigesimam primam ejusdem mensis ad vesperam
Levit. 27- 3 A vigesimo anno usque ad sexagesimum
- 5 A quinto autem anno usque ad vigesimum
Num. 1- 3 A vigesimo anno et supra, omnium viror
-18 Nomina singulorum, a vigesimo anno
-20 Quod sexus est masculini a vigesimo anno
-22 Quod sexus est masculini a vigesimo anno
-26 Per nomina singulorum, a vigesimo anno
-28 Per nomina singulorum, a vigesimo anno
-30 Per nomina singulorum, a vigesimo anno
-32 Per nomina singulorum, a vigesimo anno
-36 Nominibus singulorum, a vigesimo anno
-38 Recensiti... a vigesimo anno et supra
-40 Recensiti... a vigesimo anno et supra
-42 Recensiti... a vigesimo anno et supra
-45 A vigesimo anno et supra, qui poterant
10-11 Vigesima die mensis, elevata est nubes
1 Reg. 7- 2 Erat quippe jam annus vigesimus
3 Reg. 15- 9 In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Isr.
16- 8 Anno vigesimo sexto Asa regis Juda
-10 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
-15 Anno vigesimo septimo Asa regis Juda
4 Reg. 12- 6 Usq. ad vigesimum tertium annum regis Joas
13- 1 Anno vigesimo tertio Joas filii Ochoziæ
15- 1 Anno vigesimo septimo Jeroboam regis Isr.
-30 Regnavitque pro eo vigesimo anno Joatham
24-18 Vigesimum et prim. annum ætatis habebat
25-27 Mense duodec., vigesima sept. die mensis
1 Par. 24-16 Decima nona Pheteïa, vigesima Ezechiel
-17 Vigesima prima Jachin, vigesima secunda Gamul
-18 Vigesima tertia Dalaïaü, vigesima quarta Maaziaü
25-27 Vigesima Eliatha, filiis et fratribus ejus
-28 Vigesima prima Othir, filiis et fratribus ej.
-29 Vigesima secunda Geddelthi, filiis et frat.
-30 Vigesima tertia Mahazioth, filiis et fratrib.
-31 Vigesima quarta Romemthiezer
2 Par. 7-10 In die vigesimo tertio mensis septimi
31-17 Et Levitis a vigesimo anno et supra
1 Esdr. 10- 9 Ipse est mensis nonus, vigesimo die mensis
2 Esdr. 1- 1 Factum est in mense Casleu, anno vigesimo
2- 1 Anno vigesimo Artaxerxis regis
5-14 Ab anno vigesimo, usq. ad annum trigesim.
6-15 Vigesimo quinto die mensis Elul
9- 1 In die autem vigesimo quarto mensis hujus
Judith. 2- 1 Vigesima et secunda die mensis primi
Esth. 8- 9 Vigesima et tertia die illius, scriptæ s. epist.
Jerem. 25- 3 Iste tertius et vigesimus annus
52-30 In anno vigesimo tertio Nabuchodonosor
-31 Duodecimo mense, vigesima quinta mensis
Ezech. 29-17 Et factum est in vigesimo et septimo anno
40- 1 In vigesimo quinto anno transmigrationis n.
Dan. 10- 4 Die autem vigesima et quarta mensis primi
Aggæi. 2- 1 In die vigesima et quarta mensis, in sexto
- 2 In sept. mense, vigesima et prima mensis
-11 In vigesima et quarta noni mensis, in anno
-19 A die vigesima et quarta noni mensis
-21 Ad Aggæum in vigesima et quarta mensis
Zach. 1- 7 In die vigesima et quarta undecimi mensis
1 Mac. 1-62 Quinta et vigesima die mensis sacrificabant
4-52 Quinta et vigesima die mensis noni
-59 A quinta et vigesima die mensis Casleu
13-51 Et intraverunt in eam tertia et vigesima die
2 Mac. 1-18 Igitur quinta et vigesima die mensis Casleu
10- 5 Vigesima quinta mensis, qui fuit Casleu
11-21 Mensis Dioscori die vigesima et quarta

VIGIL.

Cant. 3- 3 Invenerunt me vigiles, qui custodiunt civit.
Dan. 4-10 Et ecce vigil et sanctus de cœlo descendit
-14 In sententia vigilum decretum est
-20 Vidit rex vigilem et sanctum descendere

VIGILIA.

Exod. 14-24 Jamque advenerat vigilia matutina
Judic. 7-11 Castrorum, ubi erant armatorum vigiliæ
-19 Incipientibus vigiliis noctis mediæ
1 Reg. 11-11 Ingressus est media castra in vigilia matut.
Psal. 76- 5 Anticipaverunt vigilias oculi mei : turbatus
Sap. 14-23 Aut insaniæ plenas vigilias habentes
Eccli. 31- 1 Vigilia honestatis tabefaciet carnes
-23 Vigilia, cholera, et tortura viro infrunito
38-27 Et vigilia ejus in sagina vaccarum
-28 Cor suum dabit... et vigilia sua perficiet opus
-31 Et vigilia sua ornabit in perfectionem
-34 Et vigilia sua mundabit fornacem
42- 9 Filia patris abscondita est vigilia
43-11 Et non deficient in vigiliis suis
Thren. 2-19 Lauda in nocte, in principio vigiliarum
2 Mac. 2-27 Negotium plenum vigiliarum...assumpsim.
Matth. 14-25 Quarta autem vigilia noctis, venit ad eos
Marc. 6-48 Et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos
Luc. 2- 8 Et custodientes vigilias noctis sup. gregem s.
12-38 Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit
2 Cor. 6- 5 In laboribus, in vigiliis, in jejuniis
11-27 In vigiliis multis, in fame et siti, in jejuniis

VIGILO.

1 Esdr. 8-29 Vigilate et custodite, donec appendatis
Job. 21-32 Et in congerie mortuorum vigilabit
24- 5 Vigilantes ad prædam, præparant panem
Psal. 62- 2 Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo
101- 8 Vigilavi, et factus sum sicut passer solitar.
126- 1 Frustra vigilat qui custodit eam
Prov. 8-17 Et qui mane vigilant ad me, invenient me
-34 Beatus... qui vigilat ad fores meas quotidie
Cant. 5- 2 Ego dormio, et cor meum vigilat
Sap. 6-15 Qui de luce vigilaverit ad illam, non laborab.
-16 Qui vigilaverit propt. illam, cito securus erit
Eccli. 4-13 Et qui vigilaverint ad illam, complectentur
13-17 Illa quasi in somnis vide, et vigilabis
32-18 Qui vigilaverint ad illum, invenient bened.
39- 6 Cor suum tradet ad vigilandum diluculo
Isai. 26- 9 In præcordiis meis de mane vigilabo ad te
29-20 Omnes qui vigilabant super iniquitatem
Jerem. 1-11 Et dixi : Virgam vigilantem ego video
-12 Quia vigilabo ego super verbo meo
5- 6 Pardus vigilans super civitates eorum
31-28 Et sicut vigilavi super eos ut evellerem
Sic vigilabo super eos ut ædificem et plantem
44-27 Ecce ego vigilabo super eos in malum
Thren. 1-14 Vigilavit jugum iniquitatum mearum
Baruc. 2- 9 Et vigilavit Dominus in malis, et adduxit ea
Dan. 9-14 Et vigilavit Dominus super malitiam
1 Mac. 11-67 Et ante lucem vigilaverunt in campo Asor
12-27 Præcepit Jonathas suis vigilare
Matth. 24-42 Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dom.
-43 Vigilaret utique, et non sineret perfodi do.
25-13 Vigilate itaq., quia nescitis diem neq. horam
26-38 Sustinete hic, et vigilate mecum
-40 Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
-41 Vigilate, et orate, ut non intretis in tentat.
Marc. 13-33 Videte, vigilate, et orate : nescitis enim
-34 Et janitori præcepit ut vigilet
-35 Vigilate ergo, nescitis enim quando dominus
-37 Quod a. vobis dico, omnibus dico : Vigilate
14-34 Et ait illis... Sustinete hic, et vigilate
-37 Dormis ? non potuisti una hora vigilare ?
-38 Vigilate, et orate, ut non intretis in tentat.
Luc. 2- 8 Pastores erant in regione eadem vigilantes
12-37 Quos cum venerit dom., invenerit vigilantes
-39 Vigilaret utiq., et non sineret perfodi dom.
21-36 Vigilate itaque, omni tempore orantes
Act. 20-31 Propter quod vigilate, memoria retinentes
1 Cor. 16-13 Vigilate, state in fide, viriliter agite
Ephes. 6-18 Et in ipso vigilantes in omni instantia
Colos. 4- 2 Instate, vigilantes in ea in gratiarum actione
1 Thes. 5- 6 Sed vigilemus, et sobrii simus
-10 Ut sive vigilemus, sive dormiamus
2 Tim. 4- 5 Tu vero vigila, in omnibus labora
1 Petr. 4- 7 Estote itaque prudentes, et vigilate in orat.
5- 8 Sobrii estote, et vigilate
Apoc. 3- 2 Esto vigilans, et confirma cætera
- 3 Si ergo non vigilaveris, veniam ad te
16-15 Beatus qui vigilat, et custodit vestim. sua

VIGINTI.

Gen. 6- 3 Eruntq. dies illius centum viginti annorum
11-24 Vixit a. Nachor viginti novem annis
18-31 Quid si ibi inventi fuerint viginti? Ait : Non interficiam propter viginti
23- 1 Vixit a. Sara centum viginti septem annis
31-38 Idcirco viginti annis fui tecum?
-41 Per viginti annos in domo tua servivi tibi
32-14 Capras ducentas, hircos viginti, oves ducentas, et arietes viginti

Gen. 32-15 Tauros viginti, asinas viginti, et pullos ear.
37-28 Vendiderunt eum Ismaelitis viginti argent.
Exod. 26- 2 Long. cort unius habebit viginti octo cubit.
-18 Quarum viginti erunt in latere Meridiano
-20 In latere q. secundo... viginti tabulæ erunt
27-10 Et columnas viginti cum basibus totidem
-11 Columnæ viginti, et bases æneæ ejud. numeri
-16 Fiet tentorium cubitor. viginti ex hyacintho
30-13 Siclus viginti obolos habet
-14 A viginti annis et supra, dabit pretium
32-28 Cecideruntq.. quasi viginti tria millia hom.
36- 9 Habebat in longitudine viginti octo cubitos
-23 E quibus viginti ad plagam Meridian. erant
-25 Quæ respicit ad Aquil., fecit viginti tabulas
38-10 Columnæ æneæ viginti cum basibus suis
-18 Quod habebat viginti cubitos in longitudine
-24 Viginti novem talentorum fuit
-25 Transierunt ad num. a viginti annis et supra
Levit. 27- 5 Masculus dabit viginti siclos : fœm. decem
-25 Siclus viginti obolos habet
Num. 1-24 Recensiti sunt... a viginti annis et supra
-34 Recensiti sunt... a viginti annis et supra
3-39 Fuerunt viginti duo millia
-43 Viginti duo millia ducenti septuaginta tres
-47 Siclus habet viginti obolos
7-86 Id est, simul auri sicli centum viginti
-88 Boves viginti quatuor, arietes sexaginta
8-24 A viginti quinq. annis et supra, ingredientur
11-19 Vel quinque aut decem, nec viginti quidem
14-29 Qui numerati estis a viginti annis et supra
18-16 Siclus viginti obolos habet
25- 9 Occisi sunt viginti quatuor millia hominum
26- 2 Numerate... a viginti annis et supra
- 4 A viginti annis et supra, sicut Do. imperav.
-14 Numerus fuit, viginti duo millia ducenti
-62 Viginti tria millia generis masculini
32-11 Si videbunt homines isti, qui ascenderunt ex Ægypto, a viginti annis et supra
33-39 Cum esset annorum centum viginti trium
Deut. 31- 2 Centum viginti annorum sum hodie
34- 7 Moyses centum et viginti annorum erat
Josue. 15-32 Omnes civitates viginti novem, et villæ ear.
19-30 Civitates viginti duæ, et villæ earum
Judic. 4- 3 Per viginti annos vehementer oppresser. eos
7- 3 Reversi sunt de populo viginti duo millia vir.
8-10 Cæsis centum viginti millibus bellatorum
10- 2 Et judicavit Israelem viginti et trib. annis
- 3 Qui judicavit Isr. per viginti et duos annos
11-33 Percussitque ab Aroër... viginti civitates
15-20 Judicavitque Israël... viginti annis
16-31 Judicavitque Israël viginti annis
20-15 Inventiq. sunt viginti quinq. millia de Benj.
-21 Occiderunt.. die illo viginti duo millia viror.
-35 Viginti quinque millia et centum viros
-46 Qui ceciderant.. essent viginti quinq. millia
1 *Reg.* 14-14 Quasi viginti virorum, in media parte jugeri
2 *Reg.* 3-20 Venitq. ad David in Hebron cum viginti viris
8- 4 Captis David... et viginti millibus peditum
- 5 Percussit David de Syria viginti duo millia
9-10 Erant a. Sibæ quindecim filii et viginti servi
10- 6 Conduxerunt... viginti millia peditum
18- 7 Factaq. est plaga magna... viginti millium
19-17 Quindec. filii ej. ac viginti servi erant cum eo
21-20 Qui senos in manibus pedibusque habebat digitos, id est, viginti quatuor
24- 8 Post novem menses et viginti dies
3 *Reg.* 4-23 Et viginti boves pascuales, et centum arietes
5-11 Præbebat Hiram coros tritici viginti millia
Et viginti coros purissimi olei
6- 2 Habebat... viginti cubitos in latitudine
- 3 Et porticus erat ante templum viginti cubitorum longitudinis
-16 Ædificavitque viginti cubitorum... tabulata
-20 Oraculum habebat viginti cubitos longitudinis, et viginti cubitos latitudinis, et viginti cubitos altitudinis
8-63 Mactavitq. Salomon hostias... boum viginti duo millia, et ovium cent. viginti millia
9-10 Expletis autem annis viginti
-11 Tunc dedit Salomon Hiram viginti oppida
-14 Misit quoque... centum viginti talenta auri
-28 Aurum quadringentorum viginti talentor.
10-10 Dedit ergo regi centum viginti talenta auri
14-20 Regnavit Jeroboam, viginti duo anni sunt
15-33 Regnavit Baasa... viginti quatuor annis
16-29 Et regnavit Achab... viginti et duobus annis
20-30 Et cecidit murus super viginti septem millia
22-42 Viginti quinque annis regnavit in Jerusal.
4 *Reg.* 4-42 Deferens viro Dei... viginti panes hordeac.
8-26 Viginti duorum annorum erat Ochozias
10-36 Viginti et octo anni sunt, in Samaria
14- 2 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset : viginti a. et nov. annis regnavit
15-27 Regnavit Phacee... in Samaria viginti annis
-33 Viginti quinque annorum erat cum regnare

4 *Reg.* 16- 2 Viginti annorum erat Achaz cum regnare
18- 2 Viginti quinque annorum erat, cum regnare cœpisset : et viginti novem annis regnavit
21-19 Viginti duorum annorum erat Amon
23-31 Viginti trium annorum erat Joachaz
-36 Viginti quinque annorum erat Joakim
1 *Par.* 2-22 Et possedit viginti tres civitates in terra Gal.
7- 2 In diebus David, viginti duo millia sexcenti
- 7 Viginti duo millia et triginta quatuor
- 9 Ad bella fortissimi, viginti millia et ducenti
-40 Quæ apta esset ad bellum, viginti sex millia
12-28 Et domus patris ejus, principes viginti duo
-30 De filiis Ephraïm viginti millia octingenti
-35 De Dan... viginti octo millia sexcenti
-37 Instructi armis bellicis, centum viginti millia
15- 5 Princeps fuit, et fratres ejus centum viginti
- 6 Asaïa princeps ; et fratres ej. ducenti viginti
18- 4 Cepit... ac viginti millia virorum peditum
- 5 Percussit David viginti duo millia virorum
20- 6 Senos habens digitos, id est, simul viginti quatuor
23- 4 Ex his electi sunt... viginti quatuor millia
-24 Qui faciebant opera ministerii domus Domini, a viginti annis et supra
-27 Numerus filior. Levi a viginti annis et supra
27- 1 Viginti quatuor millibus singuli præerant
- 2 Filius Zabdiel, et sub eo viginti quat.. millia
- 4 Regebat partem exerc. viginti quat. millium
- 5 Et in divisione sua viginti quatuor millia
- 7 Quartus... Asahel frater Joab...
- 8 Quintus... Samaoth Jezerites...
- 9 Sextus.. Hira filius Acces Thecuites :
-10 Septimus... Helles Phallonites...
-11 Octavus... Sobochaï Husathites...
-12 Nonus... Abiezer Anathothites...
-13 Decimus... Maraï, et ipse Netoph..
-14 Undecimus... Banaïas Pharathon..
-15 Duodecimus... Holdaï Netophath...
(et in turma ejus viginti quatuor millia)
-23 Numerare eos a viginti annis inferius
2 *Par.* 2-10 Servis tuis dabo in cibaria tritici coros viginti millia... et vini viginti millia metretas, olei quoque sata viginti millia
3- 3 Latitudinis cubitos viginti
- 4 Mensuram latitud. domus, cubitor. viginti
Altitudo centum viginti cubitorum erat
- 8 Juxta latitudinem domus, cubitorum viginti
Et latitudinem similiter viginti cubitorum
-11 Alæ cherubim viginti cubitis extendebantur
-13 Et extendebantur per cubitos viginti
4- 1 Fecit quoq. altare æneum viginti cubitorum longitudinis, et viginti cubitorum latitud.
5-12 Sacerdotes centum viginti canentes tubis
7- 5 Mactavit... Salomon hostias, boum viginti duo millia, arietum centum viginti millia
8- 1 Expletis a. viginti annis postquam ædificavit
9- 9 Dedit a. regi centum viginti talenta auri
11-21 Et genuit viginti octo filios et sexaginta filias
13-21 Procreavitq. viginti duos filios et sedec. filias
20-31 Viginti a. et quinque annis regnavit in Jer.
25- 1 Viginti quinque annorum erat Amasias
Et viginti novem annis regnavit in Jerusal.
- 5 Et recensuit a viginti annis supra
27- 1 Viginti quinque annorum erat Joatham
- 8 Viginti quinque annorum erat cum regnare
28- 1 Viginti annorum erat Achaz cum regnare
- 6 De Juda centum viginti millia in die uno
29- 1 Regn. cœpit, cum viginti quinque esset ann. et viginti novem annis regnavit in Jerus.
33-21 Viginti duorum annorum erat Amon
36- 2 Viginti trium annorum erat Joachaz
- 5 Viginti quinque annorum erat Joakim
-11 Viginti et unius anni erat Sedecias
1 *Esdr.* 1- 9 Cultri viginti novem, scyphi aurei triginta
2-11 Filii Bebaï, sexcenti viginti tres
-12 Filii Azgad, mille ducenti viginti duo
-17 Filii Besaï, trecenti viginti tres
-19 Filii Hasum, ducenti viginti tres
-21 Filii Bethlehem, centum viginti tres
-23 Viri Anathoth, centum viginti octo
-26 Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti unus
-27 Viri Machmas, centum viginti duo
-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
-32 Filii Harim, trecenti viginti
-33 Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti viginti quinque
-41 Cantores : filii Asaph, centum viginti octo
-67 Asini eorum, sex millia septingenti viginti
3- 8 Constituerunt Levitas a viginti annis et supra
8-11 Zacharias... et cum eo viginti octo viri
-19 Fratresque ejus et filios ejus viginti
-20 Nathinæos ducentos viginti
-27 Et crateres aureos viginti
2 *Esdr.* 7-16 Filii Bebaï, sexcenti viginti octo
-17 Filii Azgad, duo millia trecenti viginti duo
-22 Filii Hasem, trecenti viginti octo

2 *Esdr.* 7-23 Filii Besaï, trecenti viginti quatuor
-27 Viri Anathoth, centum viginti octo
-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
-31 Viri Machmas, centum viginti duo
-32 Viri Bethel et Haï, centum viginti tres
-35 Filii Harem, trecenti viginti
-[illegible] Lod, Hadid, et Ono, septing. viginti unus
-6[illegible] Asini, sex millia septingenti viginti
-71 Dederunt... auri drachmas viginti millia
-72 Quod dedit... auri drachmas viginti millia
11-12 Et fratres eorum... octingenti viginti duo
-14 Et fratres eorum... centum viginti octo
Judith. 2- 7 Centum viginti millia peditum pugnatorum
7- 2 Erant a. pedites bellatorum centum viginti millia, et equites viginti duo millia
-11 Ista custodia per dies viginti fuisset expleta
Esth. 1- 1 Super centum viginti septem provincias
8- 9 Qui centum viginti septem provinciis.. præsidebant
9-30 Qui in centum viginti septem provinciis regis Assueri versabantur
13- 1 Centum viginti septem provinciarum princ.
16- 1 Centum viginti septem provinciarum duc.
Jerem. 52- 1 Filius viginti et unius anni erat Sedecias
-28 Transtulit... Jud. tria millia et viginti tres
Ezech. 4-10 Cibus... erit in pondere viginti stateres in die
8-16 Quasi viginti quinque viri, dorsa habentes
11- 1 Et ecce in introitu portæ viginti quinque viri
40-13 Latitudinem viginti quinque cubitorum
-21 Et latitudinem viginti quinque cubitorum
-25 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-29 Et latitudinis viginti quinque cubitos
-30 Per gyrum longitudine viginti quinque cub.
-33 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-36 Et latitudine viginti quinque cubitorum
-49 Longitudinem a. vestibuli viginti cubitorum
41- 2 Et mensus est... latitudinem viginti cubit.
- 4 Et mensus est longitudinem ejus viginti cubitorum, et latitud. ejus viginti cubitor.
-10 Inter gazophylacia latitudinem viginti cub.
42- 3 Contra viginti cubitos atrii interioris
45- 1 Longitudine viginti quinque millia
- 3 Mensurabis longit. viginti quinque millium
- 5 Viginti quinque autem millia longitudinis
Ipsi possidebunt viginti gazophylacia
- 6 Et longitudinis viginti quinque millia
-12 Siclus autem viginti obolos habet
Porro viginti sicli, et viginti quinque sicli
48- 8 Viginti quinque millibus latitudinis et long.
- 9 Longitudo viginti quinque millibus
-10 Ad Aquil. longitudinis viginti quinq. millia
-13 Viginti quinque millia longitudinis
-15 In latitudine per viginti quinque millia
-20 Omnes primitiæ, viginti quinque millium
-21 E regione viginti quinq. millium primitiar.
Ad mare e regione viginti quinque millium
Dan. 6- 1 Et constituit... satrapas centum et viginti
10-13 Restitit mihi viginti et uno diebus
Jonæ. 4-11 Plus quam centum viginti millia hominum
Aggæi. 2-17 Cum accederetis ad acervum viginti modior.
Quinquaginta lagenas, et fiebant viginti
Zach. 5- 2 Longitudo ejus viginti cubitorum
1 *Mac.* 6-30 Et erat numerus... et viginti millia equitum
8- 6 Habens centum viginti elephantos
-15 Et quotidie consulebant trecentos viginti
9- 4 Et abierunt in Beream viginti millia viror.
11-45 Convenerunt... centum viginti millia viror.
15-13 Cum centum viginti millibus virorum
16- 4 Viginti millia virorum belligeratorum
2 *Mac.* 5-24 Cum exercitu viginti et duobus millibus
8- 9 Armatis non minus viginti millibus
-20 Soli peremerunt centum viginti millia
-30 Super viginti millia interfecerunt
10-17 Non minus viginti millibus trucidaverunt
-23 Plus quam viginti millia peremit
-31 Interfecti sunt a. viginti millia quingenti
-35 Viginti juvenes ex his, qui cum Machabæo
12-20 Habentem sec. centum viginti millia pedit.
-26 Interfectis viginti quinque millibus
-28 Viginti quinque millia prostraverunt
13- 2 Elephantos viginti duos, currus cum falcibus
Luc. 14-31 Qui cum viginti millibus venit ad se
Joan. 6-19 Quasi stadia viginti quinque aut triginta
Act. 1-15 Turba hominum simul, fere centum viginti
27-28 Invenerunt passus viginti
1 *Cor.* 10- 8 Et ceciderunt una die viginti tria millia
Apoc. 4- 4 Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor
Et super thronos viginti quatuor seniores
-10 Procidebant viginti quatuor seniores ante sedentem
5- 8 Viginti quat. seniores ceciderunt cor. Agno
-14 Viginti quatuor seniores ceciderunt in facies
11-16 Viginti quatuor seniores... ceciderunt in facies suas
19- 4 Et ceciderunt seniores viginti quatuor

VILIS, E.

Levit. 21- 7 Scort. et vile prostibul. non ducent uxorem
1 Reg. 15- 9 Quidquid vero vile fuit... hoc demoliti sunt
2 Reg. 6-22 Ludam, et vilior fiam plus quam factus sum
Sap. 15-10 Cinis est e. cor ejus... et luto vilior vita ejus
Jerem. 2-36 Quam vilis facta es nimis, iterans vias tuas!
15-19 Et si separaveris pretiosum a vili
Thren. 1-11 Vide, Do., et considera, quon. facta sum vilis
Dan. 11-20 Et stabit in loco ejus vilissimus, et indignus

VILLA.

Exod. 8-13 Et mortuæ sunt ranæ de domibus et de villis
Levit. 25-31 Sin autem in villa fuerit domus, quæ muros non habet
Num. 32-41 Appellavit Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr
34- 4 Egredientur confinia ad villam nomine Adar
- 9 Confinia usque ad Zephrona et villam Enan
-10 De villa Enan usque Sephama
Deut. 3-14 Basan, Havoth-Jaïr, id est, Villas Jaïr
Josue. 15-32 Om. civitates viginti novem, et villæ earum
-36 Urbes quatuordecim, et villæ earum
-41 Civitates sedecim, et villæ earum
-44 Civitates novem, et villæ earum
-51 Civitates undecim, et villæ earum
-54 Civitates novem, et villæ earum
-57 Civitates decem, et villæ earum
-59 Civitates sex, et villæ earum
-60 Civitates duæ, et villæ earum
-62 Civitates sex, et villæ earum
16- 9 Urbesque separatæ sunt... et villæ earum
18-24 Villa Emona, et Ophni, et Gabee: civitates duodecim, et villæ earum
-28 Civitates quatuordecim, et villæ earum
19- 6 Civitates tredecim, et villæ earum
- 7 Civitates quatuor, et villæ earum
-15 Civitates duodecim, et villæ earum
-22 Civitates sedecim, et villæ earum
-30 Civitates viginti duæ, et villæ earum
-38 Civitates decem et novem, et villæ earum
21-12 Agros vero et villas ejus dederat Caleb
Judic. 11-26 Quando habitavit... in Aroër et villis illius
1 Reg. 5- 6 Et ebullierunt villæ et agri in medio regionis
6-18 Usque ad villam quæ erat absque muro
1 Par. 4-32 Villæ quoq. eorum: Etam et Aën, Remmon
6-56 Agros a. civitatis, et villas (*dederunt*) Caleb
9-22 Et descripti in villis propriis
2 Esdr. 11-30 Zanoa, Odollam, et in villis earum, Lachis
12-28 Congregati sunt... et de villis Nethuphati
-29 Quoniam villas ædificaverunt sibi cantores
Esth. 9-19 In oppidis non muratis ac villis morabuntur
Cant. 7-11 Egrediamur in agrum, commoremur in villis
Matth. 22- 5 Neglexerunt: et abierunt, alius in villam s.
26-36 Tunc venit Jesus cum illis in villam, quæ dicitur Gethsemani
Marc. 6-36 Ut euntes in prox. villas... emant sibi cibos
-56 Quocumque introibat, in vicos vel in villas
15-21 Simonem Cyrenæum, venientem de villa
16-12 Ostensus est in alia effigie, euntibus in villam
Luc. 8-34 Fugerunt, et nuntiaverunt in civit. et in villas
9-12 Ut euntes in castella villasq. quæ circa sunt
14-18 Primus dixit ei: Villam emi, et necesse habeo
15-15 Misit illum in villam s. ut pasceret porcos
23-26 Apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem, venientem de villa

VILLICATIO.

Luc. 16- 2 Redde rationem villicationis tuæ
- 3 Quia Dom. meus aufert a me villicationem
- 4 Cum amotus fuero a villicatione, recipiant

VILLICO

Luc. 16- 2 Jam enim non poteris villicare

VILLICUS.

Luc. 16- 1 Homo quidam... qui habebat villicum
- 3 Ait autem villicus intra se: Quid faciam
- 8 Et laudavit Dominus villicum iniquitatis

VILLULÆ.

Josue. 15-45 Accaron cum vicis et villulis suis
-47 Azotus cum vicis et villulis suis, Gaza cum vicis et villulis suis

VINACIA.

Osee. 3- 1 Et diligunt vinacia uvarum

VINARIUS.

Josue. 9- 4 Et utres vinarios scissos atque consutos
1 Par. 27-27 Cellis autem vinariis, Zabdias Aphonites
Cant. 2- 4 Introduxit me in cellam vinariam

VINCIO, VINCTUS.

Gen. 39-20 In carcerem, ubi vincti regis custodiebantur
-22 Qui tradidit in manu illius universos vinctos
40- 3 In carcerem... in quo erat vinctus et Joseph
Judic. 15-13 Non te occidemus, sed vinctum trademus
16- 5 Superare valeamus, et vinctum affligere
- 8 Septem funes, ut dixerat: quibus vinxit eum
-12 Quibus rursum Dalila vinxit eum
-13 Ostende quo vinciri debeas. Cui respondit
-21 Et duxerunt Gazam vinctum catenis
4 Reg. 17- 4 Obsedit eum, et vinctum misit in carcerem
23-33 Vinxitque eum Pharao Nechao in Rebla
25- 7 Vinxitque eum catenis, et adduxit in Bab.
2 Par. 33-11 Vinctum catenis atq. compedibus duxerunt
36- 6 Et vinctum catenis duxit in Babylonem
Judith. 6- 9 Et sic vinctum restibus dimiserunt eum
-10 Quod illum vinctum Assyrii reliquissent
Job. 3-18 Et quondam vincti pariter sine molestia
36- 8 Si fuerint in catenis, et vinciantur funibus
-13 Neque clamabunt cum vincti fuerint
Psal. 67- 7 Qui educit vinctos in fortitudine
68-34 Dominus: et vinctos suos non despexit
106-10 Vinctos in mendicitate et ferro
Cant. 7- 5 Sicut purpura regis vincta canalibus
Isai. 14-17 Vinctis ejus non aperuit carcerem
22- 3 Omnes qui inventi sunt, vincti sunt pariter
42- 7 Et educeres de conclusione vinctum
45-14 Post te ambulabunt, vincti manicis pergent
49- 9 Ut diceres his, qui vincti sunt: Exite
Jerem. 39- 7 Et vinxit eum compedibus, ut duceretur
40- 1 Quando tulit eum vinctum catenis in medio
52-11 Eruit, et vinxit eum compedibus
Thren. 3-34 Ut contereret sub pedibus s. o. vinctos terræ
Baruc. 1- 9 Et duxit eos vinctos in Babylonem
Dan. 3-21 Confestim viri illi vincti cum braccis suis
4-20 Et vinciatur ferro et ære in herbis foris
Zach. 9-11 Tu quoque... emisisti vinctos tuos de lacu
-12 Convertimini ad munitionem vincti spei
2 Mac. 5-14 Quadraginta millia vincti, non minus aut.
14-27 Machab. citius vinctum mittere Antioch.
-33 Nisi Judam mihi vinctum tradideritis
Matth. 27- 2 Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt
-15 Consueverat præses populo dimittere unum vinctum
-16 Habebat autem tunc vinctum insignem
Marc. 5- 4 Quon. sæpe compedibus et catenis vinctus
6-17 Vinxit eum in carcere propter Herodiadem
15- 1 Vincientes Jesum, duxerunt, et tradiderunt
- 6 Solebat dimittere illis unum ex vinctis
- 7 Barabbas, qui cum seditiosis erat vinctus
Luc. 8-29 Vinciebatur catenis et compedibus custod.
Act. 9- 2 Vinctos perduceret in Jerusalem
-21 Ut vinctos illos duceret ad principes sac.
12- 6 Inter duos milites, vinctus catenis duabus
16-27 Volebat se interf., æstimans fugisse vinctos
22- 5 Ut adducerem inde vinctos in Jerusalem
23-18 Et ait: Vinctus Paulus rogavit me
24-27 Judæis Felix, reliquit Paulum vinctum
25-14 Vir quidam est derelictus a Felice vinctus
-27 Sine ratione enim mihi videtur mittere vinctum
28-17 Vinctus ab Jeros. traditus sum in manus
Ephes. 3- 1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi
4- 1 Obsecro itaque vos, ego vinctus in Domino
Colos. 4- 3 Propter quod etiam vinctus sum
2 Tim. 1- 8 Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus
Phile. - 1 Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus
- 9 Nunc autem et vinctus Jesu Christi
Hebr. 10-34 Nam et vinctis compassi estis
13- 3 Mementote vinctorum, tamq. simul vincti

VINCO.

Exod. 17-11 Cumq. levaret Moyses manus, vincebat Isr.
Num. 31- 7 Cumque pugnassent... atque vicissent
Deut. 7- 7 Non quia cunctas gentes numero vincebatis
2 Reg. 10-19 Videntes autem... se victos esse ab Israël
4 Reg. 3-24 Venerunt igitur qui vicerant, et percusser.
1 Par. 19-12 Si vicerit me Syrus, auxilio eris mihi
22-14 Vincitur enim numerus magnitudine
2 Par. 9- 6 Vicisti famam virtutibus tuis
27- 5 Contra regem filiorum Ammon, et vicit eos
Judith. 5-16 Deus eorum pugnavit pro eis, et vicit
6-13 Ut, dum vicerit filios Israël, tunc et ipsum
Job. 36-26 Ecce, Deus magnus vincens scientiam nost.
Psal. 50- 6 Ut justificeris... et vincas cum judicaris
Sap. 4- 2 Incoinquin. certaminum præmium vincens
7-30 Sapientiam autem non vincit malitia
10-12 Et certamen forte dedit illi ut vinceret
16-10 Nec draconum venenator. vicerunt dentes
18-22 Vicit autem turbas, non in virtute corporis
Eccli. 48-13 Et potentia nemo vicit illum
Isai. 8- 9 Congregamini, populi, et vincimini
Et vincimini, accingite vos, et vincimini
Jerem. 46- 6 Juxta flumen Euphr. victi sunt, et ruerunt
48-20 Confusus est Moab, quoniam victus est
-39 Quomodo victa est, et ululaverunt?
50- 2 Victus est Merodach, confusa sunt sculpt.
Ezech. 16-51 Sed vicisti eas sceleribus tuis, et justificasti
-52 Quæ vicisti sorores tuas peccatis tuis
2 Mac. 3- 5 Sed cum vincere Oniam non posset, venit
12-11 Residui Arabes victi, petebant a Juda dextr.
Luc. 11-22 Si a. fortior eo, superveniens vicerit eum
Joan. 16-33 Sed confidite, ego vici mundum
Rom. 3- 4 Ut justificeris... et vincas cum judicaris
12-21 Noli vinci a malo, sed vince in bono malum
Hebr. 11-33 Qui per fidem vicerunt regna, operati sunt
1 Joan. 2-13 Adolescentes, quoniam vicistis malignum
-14 Manet in vobis, et vicistis malignum
4- 4 Vos ex Deo estis filioli, et vicistis eum
5- 4 Quod natum est ex Deo, vincit mundum
Hæc est victoria, quæ vincit mundum, fides
- 5 Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit
Apoc. 2- 7 Vincenti dabo edere de ligno vitæ
-11 Qui vicerit, non lædetur a morte secunda
-17 Vincenti dabo manna absconditum
-26 Et qui vicerit, et custodierit usque in finem
3- 5 Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis
-12 Qui vicerit, faciam ill. columnam in templo
-21 Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno
Sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo
5- 5 Ecce vicit leo de tribu Juda, radix David
6- 2 Est ei corona, et exivit vincens ut vinceret
11- 7 Faciet adversum eos bellum, et vincet illos
12-11 Ipsi vicerunt eum propter sanguinem Agni
13- 7 Bellum facere cum sanctis, et vincere eos
15- 2 Eos, qui vicerunt bestiam et imaginem ej.
17-14 Cum Agno pugnabunt, et Agnus vincet illos
21- 7 Qui vicerit, possidebit hæc, et ero illi Deus

VINCULUM.

Gen. 42-16 Vos a. eritis in vinculis, donec probentur
-34 Et istum, qui tenetur in vinculis, recipere
-36 Simeon tenetur in vinculis, et Benjamin
49-24 Dissoluta sunt vincula brach. et manuum
Judic. 15-14 Ita vincula, quibus ligatus erat, dissipata s.
16- 9 Qui rupit vincula, quomodo si rumpat quis
-12 Qui ita rupit vincula quasi fila telarum
Ruth. 1-12 Confecta sum, nec apta vinculo conjugali
Tobiæ. 3-15 Ut de vinculo improperii hujus absolvas me
Job. 39- 5 Et vincula ejus quis solvit?
Psal. 2- 3 Dirumpamus vincula eorum: et projiciamus
106-14 Et vincula eorum disrupit
115-16 Dirupisti vincula mea
Prov. 7-22 Quod ad vincula stultus trahatur
Eccle. 7-27 Sagena cor ejus, vincula sunt manus illius
Sap. 10-14 Et in vinculis non dereliquit illum
17- 2 Vinculis tenebrar. et longæ noctis comped.
Eccli. 6-26 Et ne acedieris vinculis ejus
-31 Vincula illius alligatura salutaris
13-15 Et non parcet de malitia et de vinculis
21-22 Quasi vincula manuum super manum dextr.
28-23 Et in vinculis ejus non est ligatus
-24 Vinculum illius, vinculum æreum est
Isai. 5-18 Et quasi vinculum plaustri peccatum
10- 4 Ne incurvemini sub vinculo
25- 7 Et præcipitabit in monte isto faciem vinculi
28-22 Ne forte constringantur vincula vestra
52- 2 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion
Jerem. 2-20 Rupisti vincula mea, et dixisti: Non serviam
5- 5 Simul confregerunt jugum, ruperunt vincula
27- 2 Dom. ad me: Fac tibi vincula et catenas
30- 8 Conteram jugum.. et vincula ejus dirumpam
Ezech. 3-25 Fili hominis, ecce data sunt sup. te vincula
4- 8 Ecce circumdedi te vinculis
20-37 Et inducam vos in vinculis fœderis
Dan. 4-12 Et alligetur vinculo ferreo et æreo
Osee. 5-13 Et vidit... Juda vinculum suum
Nec solvere poterit a vobis vinculum
11- 4 Traham eos, in vinculis charitatis
Nahum. 1-13 Et vincula tua disrumpam
Matth. 11- 2 Joan. a. cum audisset in vinculis opera Chr.
Marc. 7-35 Et solutum est vinculum linguæ ejus
Luc. 8-29 Et ruptis vinculis agebatur a dæmonio
13-16 Non oportuit solvi a vinculo isto die sabb.
Act. 16-26 Et universorum vincula soluta sunt
20-23 Quoniam vincula... Jerosolymis me manent
23-29 Nihil vero dign. morte aut vinculis habent.
26-29 Qualis et ego sum, exceptis vinculis his
-31 Nihil morte aut vinculis dignum quid fecit
Ephes. 4- 3 Servare unitatem Spiritus in vinculo pacis
Philip. 1- 7 Quod habeam vos in corde et in vinculis m.
-13 Ita ut vincula m. manifesta fierent in Christo
-14 Confidentes vinculis m., abundantius auder.
-17 Existimantes pressuram se suscitare vinculis meis
Colos. 3-14 Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis
4-18 Memores estote vinculorum meorum
2 Tim. 2- 9 In quo laboro usque ad vincula
Phile. -10 Pro meo filio, quem genui in vinculis
-13 Ut pro te mihi ministraret in vinculis Evang.
Hebr. 11-36 Experti, insuper et vincula et carceres

Judæ. – 6 Vinculis æternis sub caligine reservavit

VINDEMIA.

Levit. 25– 5 Et uvas... non colliges quasi vindemiam
-11 Et primitias vindemiæ non colligetis
26– 5 Apprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem
Deut. 7-13 Benedicetq... frumento tuo atque vindemiæ
Judic. 8– 2 Nonne melior est racemus Ephraïm, vindemiis Abiezer?
2 Esdr. 10-37 Primitias..vindemiæ quoq. et olei afferemus
Eccli. 24-37 Et assistens quasi Gehon in die vindemiæ
Isai. 16– 9 Super vindemiam t... vox calcantium irruit
24– 7 Luxit vindemia, infirmata est vitis
-13 Et racemi, cum fuerit finita vindemia
25– 6 Convivium vindemiæ, pinguium medullatorum, vindemiæ defæcatæ
32-10 Consummata est enim vindemia
Jerem. 40-10 Vos autem colligite vindemiam et messem
48-32 Super... vindemiam tuam prædo irruit
Mich. 7– 1 Qui colligit in autumno racemos vindemiæ

VINDEMIATOR.

Eccli. 33-16 Quasi qui colligit acinos post vindemiatores
Jerem. 6– 9 Converte manum tuam quasi vindemiator
49– 9 Si vindemiatores venissent super te
Abdiæ. – 5 Si vindemiatores introissent ad te

VINDEMIO.

Deut. 24-21 Si vindemiaveris vineam tuam, non colliges
28-30 Plantes vineam, et non vindemies eam
Job. 24– 6 Vineam ej., quem vi oppresser., vindemiant
Psal. 79-13 Vindemiant eam om., qui prætergrediuntur
Eccli. 33-17 Et quasi qui vindemiat, replevi torcular
Jerem. 31– 5 Donec tempus veniat, non vindemiabunt
Thren. 1-12 Quon. vindemiavit me, ut locutus est Dom.
-22 Et vindemia eos, sicut vindemiasti me
2-20 Et considera quem vindemiaveris ita
Luc. 6-44 Neque de rubo vindemiant uvam
Apoc. 14-18 Et vindemia botros vineæ terræ
-19 Et vindemiavit vineam terræ

VINDEX.

Sap. 12-12 Aut quis in conspectu tuo veniet vindex ?
16-17 Valebat : vindex est enim orbis justorum
Rom. 13– 4 Minister est : vindex in iram ei, qui mal. agit
1 Thes. 4– 6 Quoniam vindex est Dominus de his omnib.

VINDICO.

Num. 35-18 Percussoris sanguine vindicabitur
Josue. 20– 9 Effusum sanguinem vindicare cupientis
Judic. 6-31 Vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus
Judith. 7-20 Aut in tuo flagello vindica iniquitates nost.
16-20 Dominus enim omnipotens vindicabit in eis
Esth. 9– 1 Cœperunt, et se de adversariis vindicare
Sap. 11– 3 Et de inimicis se vindicaverunt
Eccli. 5– 3 Deus enim vindicans vindicabit
23-30 Hic in plateis civitatis vindicabitur
28– 1 Qui vindicari vult, a Do. inveniet vindictam
39-36 Rhomphæa vindicans in extermin. impios
Isai. 1-24 Et vindicabor de inimicis meis
Ezech. 25-12 Quod fecit Idumæa ultion., ut se vindicaret
1 Mac. 2-67 Et vindicate vindictam populi vestri
6-22 Non facis judicium, et vindicas fratres nost.
9-26 Et vindicabat in illos, et illudebat
-42 Vindicaverunt vindictam sanguinis frat. sui
13– 6 Vindicabo itaque gentem meam, et sancta
15-21 Ut vindicet in eos secundum legem suam
-34 Vindicamus hæreditatem patrum nostror.
2 Mac. 2-22 Ita ut universam regionem... vindicarent
6-15 Ut... ita demum in nos vindicet
Luc. 18– 3 Dicens : Vindica me de adversario meo
– 5 Molesta est mihi hæc vidua, vindicabo illam
Act. 7-24 Vindicavit illum : et fecit ultionem ei
Apoc. 6-10 Et non vindicas sanguinem nostrum de iis
19– 2 Et vindicavit sanguinem servorum suorum

VINDICTA.

Deut. 32-43 Et vindictam retribuet in hostes eorum
2 Reg. 22-48 Deus, qui das vindictas mihi, et dejicis pop.
Tobiæ. 3– 3 Et ne vindictam sumas de peccatis meis
Esth. 8-13 Ad capiendam vindictam de hostibus suis
Psal. 17-48 Deus, qui das vindictas mihi, et subdis pop.
57-11 Lætabitur justus, cum viderit vindictam
139-13 Quia faciet Dom... et vindictam pauperum
149– 7 Ad faciendam vindictam in nationibus
Prov. 6-34 Zelus et furor viri non parcet in die vindictæ
Sap. 11-16 Immisisti illis multitudinem mutorum animalium in vindictam
Eccli. 5– 1 Nihil enim proderit in tempore vindictæ
– 9 Et in tempore vindictæ disperdet te
-10 Non enim proderunt tibi in die... vindictæ
7-19 Quon. vindicta carnis impii, ignis et vermis
12– 4 Et impiis et peccatoribus reddet vindictam
Custodiens eos in diem vindictæ
Eccli. 12– 7 Et impiis reddet vindictam
25-21 Et omnem vindictam, et non vindictam inimicorum (*videbit*)
27-31 Et vindicta sicut leo insidiabitur illi
28– 1 A Domino inveniet vindictam
35-23 Et gentibus reddet vindictam, donec tollat
39-33 Sunt spiritus, qui ad vindictam creati sunt
-35 Omnia hæc ad vindictam creata sunt
Isai. 59-18 Sicut ad vindictam quasi ad retributionem
Jerem. 46-10 Ut sumat vindictam de inimicis suis
Ezech. 24– 8 Vindicta ulcisceret : dedi sanguinem ejus
25-12 Delinquens, et vindictam expetivit de eis
-14 Et scient vindictam meam, dicit Dom. Deus
-15 Pro eo quod fecerunt Palæstini vindictam
-17 Cum dedero vindictam meam super eos
1 Mac. 2-67 Et vindicate vindictam populi vestri
3-15 Ut facerent vindictam in filios Israël
7-24 Et fecit vindictam in viros desertores
-38 Fac vindictam in homine isto et exercitu ej.
9-42 Vindicaverunt vindictam sanguinis fratris s.
2 Mac. 8-11 Non respiciens ad vindictam
Luc. 18– 7 Deus a. non faciet vindictam electorum s.
Rom. 12-19 Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dom.
2 Cor. 7-11 Sed desiderium, sed æmulat., sed vindictam
2 Thes. 1– 8 In flamma ignis dantis vindictam iis
Hebr. 10-30 Qui dixit : Mihi vindicta, et ego retribuam
1 Petr. 2-14 Missis ad vindictam malefactorum

VINEA.

Gen. 9-20 Cœpitque Noë... et plantavit vineam
49-11 Ligans ad vineam pullum suum, et ad vitem
Exod. 22– 5 Si læserit quispiam agrum vel vineam
Quidquid optimum habuerit... vel in vinea
23-11 Ita facies in vinea et in oliveto tuo
Levit. 19-10 Neque in vinea tua racemos... congregabis
25– 3 Et sex annis putabis vineam tuam, colligesq.
– 4 Agrum non seres, et vineam non putabis
Num. 6– 4 Quidq. ex vinea esse potest.. non comedent
16-14 Dedisti nob. possession. agror. et vinearum
20– 5 Nec ficum gignit, nec vineas, nec malogr.
-17 Non ibimus per agros, nec per vineas
21-22 Non declinabimus in agros et vineas
22-24 Maceriarum, quibus vineæ cingebantur
Deut. 8– 8 Terram frumenti, hordei, ac vinearum
20– 6 Quis est homo qui plantavit vineam?
22– 9 Non seres vineam tuam altero semine
Et quæ nascuntur ex vinea, pariter sanctif.
23-24 Ingressus vineam proximi t., comede uvas
24-21 Si vindemiaveris vineam tuam, non colliges
28-30 Plantes vineam, et non vindemies eam
-39 Vineam plantabis, et fodies : et vinum non bibes
32-32 De vinea Sodomorum, vinea eorum
Josue. 24-13 Dedique.. vineas et oliveta, quæ non plant.
Judic. 9-27 Egressi sunt in agros, vastantes vineas
11-33 Et usque ad Abel, quæ est vineis consita
13-14 Et quidquid ex vinea nascitur, non comedat
14– 5 Cumq. venissent ad vineas oppidi, apparuit
15– 5 Ut vineas q. et oliveta flamma consumeret
21-20 Atque dixerunt : Ite, et latitate in vineis
-21 Exite repente de vineis, et rapite ex eis
1 Reg. 8-14 Agros quoque vestros et vineas... tollet
-15 Segetes v. et vinearum reditus addecimabit
22– 7 Omnib. vobis dabit filius Isaï agros et vineas
3 Reg. 21– 1 Tempore illo vinea erat Naboth Jezrahelitæ
– 2 Da mihi vineam t., ut faciam mihi hortum
Daboque tibi pro ea vineam meliorem
– 6 Da mihi vineam tuam, accepta pecunia
Si tibi placet, dabo tibi vineam meliorem
Et ille ait : Non dabo tibi vineam meam
– 7 Ego dabo tibi vineam Naboth Jezrahelitæ
-15 Surge, et posside vineam Naboth Jezrahel.
-16 Descendebat in vineam Naboth Jezrahelitæ
-18 Ad vineam Naboth descendit, ut possideat
4 Reg. 5-26 Et accepisti vestes, ut emas oliveta et vineas
18-31 Et comedet unusquisque de vinea sua
-32 Terram panis et vinearum, terram olivar.
19-29 Plantate vineas, et comedite fructum ear.
1 Par. 27-27 Vinearumq. cultorib., Semeïas Romathites
2 Par. 26-10 Vineas quoq. habuit et vinitores in montib.
2 Esdr. 5– 3 Et vineas et domos nostras opponamus
– 4 Demusque agros nostros et vineas
– 5 Agros nostros et vineas nostras alii possident
-11 Reddite eis hodie agros suos et vineas suas
9-25 Vineas, et oliveta, et ligna pomifera multa
Judith. 2-17 Omnesque arbores et vineas fecit incidi
Job. 15-33 Lædetur quasi vinea in primo flore botrus
24– 6 Vineam ej., quem vi oppresserint, vindem.
-18 Nec ambulet per viam vinearum
Psal. 77-47 Et occidit in grandine vineas eorum
79– 9 Vineam de Ægypto transtulisti : ejecisti
-15 Respice de cœlo, et vide, et visita vineam ist.
104-33 Et percussit vineas eorum, et ficulneas
106-37 Seminaverunt agros, et plantaverunt vineas
Prov. 24-30 Transivi, et per vineam viri stulti
Prov. 31-16 De fructu manuum suar. plantavit vineam
Eccle. 2– 4 Ædificavi mihi domos, et plantavi vineas
Cant. 1– 5 Posuerunt me custodem in vineis : vineam meam non custodivi
-13 Botrus cypri... in vineis Engaddi
2-13 Vineæ florentes dederunt odorem suum
-15 Capite nobis vulpes parvulas, quæ demoliuntur vineas : nam vinea nostra floruit
6-10 Ut... et inspicerem si floruisset vinea
7– 8 Et erunt ubera tua sicut botri vineæ
-12 Surgamus ad vineas, videamus si floruit vinea
8-11 Vinea fuit Pacifico in ea, quæ habet popul.
-12 Vinea mea coram me est. Mille tui Pacifici
Isai. 1– 8 Filia Sion ut umbraculum in vinea
3-14 Vos enim depasti estis vineam
5– 1 Cantabo... canticum patruelis mei vineæ s.
Vinea facta est dilecto m. in cornu filio olei
– 3 Viri Juda, judicate inter me et vineam m.
– 4 Quid est quod debui ultra facere vineæ meæ
– 5 Ostendam vobis quid ego faciam vineæ m.
– 7 Vinea e. Domini exercituum, domus Is. est
-10 Decem e. jugera vinearum facient lagunc.
16– 8 Vineam Sabama domini gentium excider.
– 9 Plorabo in fletu Jazer vineam Sabama
-10 Et in vineis non exultabit, neque jubilabit
27– 2 In die illa vinea meri cantabit ei
32-12 Sup. regione desiderabili, sup. vinea fertili
34– 4 Defluet sic. defluit folium de vinea et de ficu
36-16 Et comedite unusquisque vineam suam
-17 Tollam vos ad.. terram panum et vinearum
37-30 Et plantate vineas, et comedite fructum ear.
65-21 Plantabunt vineas, et comedent fructus ear.
Jerem. 2-21 Ego autem plantavi te vineam electam
Conversa es mihi in pravum, vinea aliena ?
5-17 Comedet vineam tuam et ficum tuam
6– 9 Colligent quasi in vinea reliquias Israël
12-10 Pastores multi demoliti sunt vineam meam
31– 5 Adhuc plantabis vineas in montib. Samariæ
35– 7 Et vineas non plantabitis, nec habebitis
– 9 Vineam, et agrum, et sementem non hab.
39-10 Et dedit eis vineas et cisternas in die illa
48-32 De planctu Jazer plorabo tibi vineas Sab
Ezech. 17– 6 Crevit in vineam latiorem humili statura
Facta est ergo vinea, et fructificavit in palm.
– 7 Ecce vinea ista quasi mittens radices suas
– 8 Portet fructum, ut sit in vineam grandem
19-10 Mater t. quasi vinea in sang. t...plantata est
26– 9 Et vineas et arietes temperabit in muros t.
28-26 Et ædificabunt domos, et plantabunt vineas
Osee. 2-12 Et corrumpam vineam ejus et ficum ejus
14– 8 Vivent tritico, et germinabunt quasi vinea
Joel. 1– 7 Posuit vineam meam in desertum
-12 Vinea confusa est, et ficus elanguit
2-22 Ficus et vinea dederunt virtutem suam
Amos. 4– 9 Percussi... multitudinem.. vinearum vestr.
5-11 Vineas plantabitis amantissimas, et non bib.
-17 Et in omnibus vineis erit planctus
9-14 Et plantabunt vineas : et bibent vinum ear.
Mich. 1– 6 Quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea
Habac. 3-17 Non florebit : et non erit germen in vineis
Soph. 1-13 Et plantabunt vineas, et non bibent vinum
Aggæi. 2-20 Et adhuc vinea, et ficus... non floruit
Zach. 8-12 Semen pacis erit : vinea dabit fructum s.
Malac. 3-11 Nec erit sterilis vinea in agro, dicit Dom.
1 Mac. 3-56 Et sponsabant uxores, et plantabant vineas
Matth. 20– 1 Mane conducere operarios in vineam suam
– 2 Ex denario diurno, misit eos in vineam s.
– 4 Et dixit illis : Ite et vos in vineam meam
– 7 Dicit illis : Ite et vos in vineam meam
– 8 Dicit dominus vineæ procuratori suo
21-28 Dixit : Fili, vade hodie, operare in vinea m.
-33 Erat paterfamilias, qui plantavit vineam
-39 Apprehensum eum ejecerunt extra vineam
-40 Cum ergo venerit domin. vineæ, quid faciet
-41 Et vineam suam locabit aliis agricolis
Marc. 12– 1 Vineam pastinavit homo, et circumdedit
– 2 Ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ
– 8 Eum occiderunt, et ejecerunt extra vineam
– 9 Quid ergo faciet dominus vineæ ? Veniet, et perdet colonos : et dabit vineam aliis
Luc. 13– 6 Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua
– 7 Dixit a. ad cultorem vineæ : Ecce anni tres s.
20– 9 Homo plantavit vineam, et locavit eam
-10 Misit... ut de fructu vineæ darent illi
-13 Dixit autem dominus vineæ : Quid faciam ?
-15 Et ejectum illum extra vineam, occiderunt
Quid ergo faciet illis dominus vineæ ?
-16 Et perdet colonos istos, et dabit vineam aliis
1 Cor. 9– 7 Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit ?
Apoc. 14-18 Et vindemia botros vineæ terræ
-19 Et vindemiavit vineam terræ

VINETA.

Deut. 6-11 Vineta et oliveta, quæ non plantasti

VINITORES.

4 Reg. 25-12 De pauperibus terræ reliquit vinitores et agricolas
2 Par. 26-10 Vineas quoque habuit et vinitores in mont
Isai. 61- 5 Et filii peregrinorum, agricolæ et vinitores vestri erunt
Jerem. 52-16 Reliquit Nabuzardan princ. militiæ vinitores
Osee. 2-15 Dabo ei vinitores ejus ex eodem loco
Joel. 1-11 Ululaverunt vinitores super frumento

VINOLENTIÆ.

1 Petr. 4- 3 Qui ambulaverunt in luxuriis... vinolentiis

VINOLENTUS.

1 Tim. 3- 3 Non vinolentum, non percussorem
Tit. 1- 7 Non vinolentum, non percussorem

VINUM.

Gen. 9-21 Bibensque vinum, inebriatus est
-24 Evigilans autem Noë ex vino, cum didicisset
14-18 Rex Salem, proferens panem et vinum
19-32 Inebriemus eum vino, dormiamusq. cum eo
-33 Dederunt itaque patri suo bibere vinum
-34 Demus ei bibere vinum etiam hac nocte
-35 Et illa nocte patri suo bibere vinum
27-25 Obtulit ei etiam vinum
-28 Det tibi... abundantiam frumenti et vini
-37 Frumento et vino stabilivi eum
49-11 Lavabit in vino stolam s. et in sanguine uvæ
-12 Pulchriores sunt oculi ejus vino
Exod. 29-40 Et vinum ad libandum ejusdem mensuræ
Levit. 10- 9 Vinum, et omne quod inebriare potest
Num. 6- 3 A vino, et omni quod inebriare potest
Acetum ex vino... non bibent
-20 Post hæc potest bibere Nazaræus vinum
15- 5 Vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ
- 7 Vinum ad libamentum tertiæ partis ejusd.
-10 Et vinum ad liba fundenda ejusd. mensuræ
18-12 Omnem medullam olei et vini... tibi dedi
28- 7 Libabitis vini quart. partem hin per agnos
-14 Libamenta autem vini... ista erunt
Deut. 11-14 Ut colligatis frumentum, et vinum, et oleum
12-17 Decimam frumenti, et vini, et olei tui
14-23 Decimam frumenti tui, et vini, et olei
-26 Et emes... vinum quoque et siceram
18- 4 Primitias frumenti, vini, et olei
28-39 Vineam plantabis... et vinum non bibes
-51 Non relinquat tibi triticum, vinum et oleum
29- 6 Vinum et siceram non bibistis
32-33 Fel draconum vinum eorum
-38 Et bibebant vinum libaminum
33-28 Oculus Jacob in terra frumenti et vini
Josue. 9-13 Utres vini novos implevimus, nunc rupti s.
Judic. 9-13 Numquid possum deserere vinum meum?
13- 4 Cave ergo ne bibas vinum ac siceram
- 7 Cave ne vinum bibas nec siceram
-14 Vinum et siceram non bibat
1 Reg. 1-14 Digere paulisper vinum, quo mades
-15 Vinumque et omne quod inebriare potest
-24 Et tribus modiis farinæ, et amphora vini
10- 3 Et alius portans lagenam vini
16-20 Et lagenam vini, et hædum de capris unum
25-18 Et tulit ducentos panes et duos utres vini
-37 Diluculo a. cum digessisset vinum Nabal
2 Reg. 13-28 Cum temulentus fuerit Amnon vino
16- 1 Centum massis palatharum, et utre vini
- 2 Vinum a. ut bibat si quis defecerit in deserto
4 Reg. 18-32 In terram fructiferam et fertilem vini
1 Par. 9-29 Præerant similæ, et vino, et oleo, et thuri
12-40 Afferebant... uvam passam, vinum, oleum
2 Par. 2-10 Dabo... et vini viginti millia metretas
-15 Et oleum, et vinum, quæ pollicitus es
11-11 Ciborumque horrea, hoc est, olei, et vini
31- 5 Obtulere primitias filii Israël frumenti, vini
32-28 Apothecas quoque frumenti, vini, et olei
1 Esdr. 6- 9 Frumentum, sal, vinum, et oleum.. detur eis
7-22 Et usque ad vini batos centum
2 Esdr. 2- 1 Et vinum erat ante eum, et levavi vinum
5-11 Centesimam pecuniæ, frum., vini, et olei
-15 Acceperunt ab eis in pane et vino
-18 Et inter dies decem vina diversa..tribuebam
10-39 Deportabunt... primitias frum., vini, et olei
13- 5 Et vasa, et decimam frumenti, vini, et olei
-12 Apportabat decimam frumenti, vini, et olei
-15 Et onerantes super asinos vinum et uvas
Tobiæ. 4-18 Vinum t. super sepulturam justi constitue
Judith. 10- 5 Imposuit itaque abræ suæ ascoperam vini
11-12 In frumento, vino et oleo, hæc cogitaverunt
12-12 Et bibat vinum in jucunditate
-20 Bibitque vinum multum nimis
13- 2 Erant autem omnes fatigati a vino
Esth. 1- 7 Vinum quoq. ut magnific. regia dignum erat
5- 6 Rex postquam vinum biberat abundanter
7- 2 Etiam secunda die, postq. vino incaluerat
14-17 Et non biberim vinum libaminum
Job. 1-18 Et filiabus vescentibus et bibentibus vinum
Psal. 4- 8 A fructu frum., vini et olei s., multiplicati s.
59- 5 Potasti nos vino compunctionis
68-13 Et in me psallebant qui bibebant vinum
74- 9 Calix in manu Dom. vini meri plenus mixto
77-65 Tanquam potens crapulatus a vino
103-15 Et vinum lætificet cor hominis
Prov. 3-10 Et vino torcularia tua redundabunt
4-17 Et vinum iniquitatis bibunt
9- 2 Miscuit vinum, et proposuit mensam suam
- 5 Et bibite vinum quod miscui vobis
12-11 Qui suavis est in vini demorationibus
20- 1 Luxuriosa res, vinum, et tumultuosa
21-17 Qui amat vinum, et pinguia, non ditabitur
23-30 Nonne his qui commorantur in vino?
-31 Ne intuearis vinum quando flavescit
-35 Quando evigilabo, et rursus vina reperiam?
31- 4 O Lamuël, noli regibus dare vinum
- 6 Date... et vinum his, qui amaro sunt animo
Eccle. 2- 3 Cogitavi... abstrahere a vino carnem meam
- 8 Et urceos in ministerio ad vina fundenda
9- 7 Et bibe cum gaudio vinum tuum
10-19 In risum faciunt panem et vinum
Cant. 1- 1 Quia meliora sunt ubera tua vino
- 3 Memores uberum tuorum super vinum
4-10 Pulchriora sunt ubera tua vino
5- 1 Bibi vinum meum cum lacte meo
7- 9 Guttur tuum sicut vinum optimum
8- 2 Et dabo tibi poculum ex vino condito
Sap. 2- 7 Vino pretioso et unguentis nos impleamus
Eccli. 9-13 Et non alterceris cum illa in vino
-15 Vinum novum, amicus novus: veterascet
19- 2 Vinum et mulieres apostatare faciunt sap.
31-22 Sufficiens est homini erudito vinum exig.
-30 Diligentes in vino noli provocare
Multos enim exterminavit vinum
-31 Vinum corda superborum arguet in ebriet.
-33 Quæ vita est ei, qui minuitur vino?
-35 Vinum in jucunditatem creatum est
-36 Exultatio..cordis, vinum moderate potatum
-38 Vinum multum potatum irritationem.. facit
-39 Amaritudo animæ vinum multum potatum
-41 In convivio vini non arguas proximum
32- 7 Et comparatio musicorum in convivio vini
- 8 Sic numerus musicorum in... moderato vino
40-20 Vinum et musica lætificant cor
49- 2 Indulcabitur... ut musica in convivio vini
Isai. 1-22 Vinum tuum mixtum est aqua
5-11 Potand. usque ad vesper., ut vino æstuetis
-12 Tibia, et vinum in conviviis vestris
-22 Væ qui potentes estis ad bibendum vinum
16-10 Vinum in torculari non calcabit qui calcare
22-13 Comedere carnes, et bibere vinum
24- 9 Cum cantico non bibent vinum
-11 Clamor erit super vino in plateis
28- 1 In vertice vallis pinguissimæ, errantes a vino
- 7 Verum hi quoque præ vino nescierunt
Absorpti sunt a vino, erraverunt in ebriet.
29- 9 Inebriamini, et non a vino: movemini
36-17 Et tollam vos ad... terram frumenti et vini
51-21 Audi hoc, paupercula et ebria non a vino
55- 1 Emite... absque ulla commutatione vinum
56-12 Venite, sumamus vinum, et impleamur
62- 8 Et si biberint filii alieni vinum tuum
Jerem. 13-12 Omnis laguncula implebitur vino
Quia omnis laguncula implebitur vino
23- 9 Factus sum... et quasi homo madidus a vino
25-15 Sume calicem vini furoris huj. de manu m.
31-12 Super frumento, et vino, et oleo
35- 2 Introduces eos... et dabis eis bibere vinum
- 5 Et posui... scyphos plenos vino, et calices
Et dixi ad eos: Bibite vinum
- 6 Qui responderunt: Non bibemus vinum
Dicens: Non bibetis vinum vos et filii vest.
- 8 Ita ut non biberemus vinum cunctis diebus
-14 Præcepit filiis suis, ut non biberent vinum
40-12 Et collegerunt vinum et messem multam
48-33 Et vinum de torcularibus sustuli
51- 7 De vino ejus biberunt gentes
Thren. 2-12 Dixerunt: Ubi est triticum et vinum?
Ezech. 27-18 In vino pingui, in lanis coloris optimi
44-21 Et vinum non bibet omnis sacerdos
Dan. 1- 5 De cibis suis, et de vino unde bibebat ipse
- 8 Ne pollueretur... neque de vino potus ejus
-16 Tollebat cibaria et vinum potus eorum
5- 4 Bibebant vinum, et laudabant deos s. aur.
-23 Et tu.. et concubinæ t., vinum bibistis in eis
10- 3 Caro et vinum non introierunt in os meum
14- 2 Et oves quadraginta, vinique amphoræ sex
-10 Et tu, rex, pone escas, et vinum misce
Osee. 2- 8 Quia ego dedi ei frumentum et vinum
Osee. 2- 9 Et sumam... vinum meum in tempore suo
-22 Terra exaudiet triticum, et vinum, et oleum
4-11 Fornicatio, et vinum, et ebrietas aufer. cor
7- 5 Cœperunt principes furere a vino
-14 Super triticum et vinum ruminabant
9- 2 Non pascet eos, et vinum mentietur eis
- 4 Non libabunt Domino vinum
14- 8 Memoriale ejus sicut vinum Libani
Joel. 1- 5 Omnes, qui bibitis vinum in dulcedine
-10 Confusum est vinum, elanguit oleum
2-19 Ecce ego mittam vobis frumentum et vinum
-24 Et redundabunt torcularia vino et oleo
3- 3 Puellam vendiderunt pro vino, ut biberent
Amos. 2- 8 Vinum damnatorum bibebant in domo dei
-12 Et propinabitis Nazaræis vinum
5-11 Et non bibetis vinum earum
6- 6 Bibentes vinum in phialis
9-14 Et plantabunt vineas: et bibent vinum ear.
Mich. 2-11 Stillabo tibi in vinum et in ebrietatem
6-15 Tu calcabis... mustum, et non bibes vinum
Habac. 2- 5 Et quomodo vinum potantem decipit
Soph. 1-13 Plantabunt vineas, et non bibent vinum ear.
Aggæi. 1-11 Vocavi siccitatem... super vinum
2-13 Et tetigerit..pulment., aut vinum, aut oleum
Zach. 9-15 Et bibentes inebriabuntur quasi a vino
-17 Et vinum germinans virgines
10- 7 Et lætabitur cor eorum quasi a vino
2 Mac. 15-40 Sicut e. vinum semper bibere.. contrar. est
Matth. 9-17 Neque mittunt vinum novum in utres vet.
Alioquin rumpuntur utres, et vinum effund.
Sed vinum novum in utres novos mittunt
11-19 Et dicunt: Ecce homo vorax, et potator vini
27-34 Dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum
Marc. 2-22 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
Dirumpet vinum utres, et vinum effundet.
Sed vinum novum in utres nov. mitti debet
15-23 Et dabant ei bibere myrrhatum vinum
Luc. 1-15 Et vinum et siceram non bibet
5-37 Nemo mittit vinum novum in utres veteres
Alioquin rumpet vinum novum utres
-38 Vinum novum in utres novos mittendum est
7-33 Neq. manduc. panem, neque bibens vinum
-34 Ecce homo devorator, et bibens vinum
10-34 Vulnera ejus, infundens oleum et vinum
Joan. 2- 3 Deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum: Vinum non habent
- 9 Ut autem gustavit... aquam vinum factam
-10 Omnis homo primum bonum vinum ponit
Tu a. servasti bonum vinum usque adhuc
4-46 In Cana Galilææ, ubi fecit aquam vinum
Rom. 14-21 Bonum est... et non bibere vinum
Ephes. 5-18 Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria
1 Tim. 3- 8 Non bilingues, non multo vino deditos
5-23 Sed modico vino utere propt. stomachum t.
Tit. 2- 3 Non multo vino servientes, bene docentes
Apoc. 6- 6 Et vinum et oleum ne læseris
14- 8 A vino iræ fornicationis suæ potavit omnes
-10 Et hic bibet de vino iræ Dei
16-19 Dare illi calicem vini indignationis iræ ejus
17- 2 Et inebriati sunt...de vino prostitutionis ej.
18- 3 Quia de vino iræ fornicationis ejus biberunt
-13 Et thuris, et vini, et olei, et similæ, et tritici
19-15 Et ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei

VIOLATOR.

Judith. 9- 2 Qui violatores extiterunt in coinquinatione

VIOLENTER.

Gen. 31-31 Timui ne violenter auferres filias tuas
43-18 Et violenter subjiciat servituti et nos
Levit. 25-53 Non affliget eum violenter in conspectu tuo
Ezech. 22-29 Calumniabantur calumniam, et rapiebant violenter
Mich. 2- 2 Et violenter tulerunt, et rapuerunt domos
3- 2 Qui violenter tollitis pelles eo. desuper eis

VIOLENTIA.

Deut. 28-29 Calumn. sustineas, et opprimaris violentia
Prov. 22-22 Non facias violentiam pauperi, quia pauper
Eccle. 4- 1 Et vidi.. nec posse resistere eorum violentiæ
Ezech. 46-18 Et non accipiet princeps de hæreditate populi per violentiam

VIOLENTUS, A, UM.

Job. 5-15 Salvum faciet... et de manu violenti paup.
27-13 Hæc est pars... et hæreditas violentorum
34- 6 Violenta sagitta mea absque ullo peccato
-20 Et auferent violentum absque manu
36- 9 Et scelera eorum, quia violenti fuerunt
Eccle. 5- 7 Si videris calumnias eg. et violenta judicia
Isai. 9- 5 Quia omnis violenta prædatio cum tumultu
59-19 Cum venerit quasi fluvius violentus
Matth. 11-12 Vim patitur, et violenti rapiunt illud

VIOLO.

Gen. 34- 7 Violata filia Jacob, rem illicit. perpetrasset
Levit. 21- 9 Violaverit nomen patris sui, flammis exur.
2 Reg. 13-22 Eo quod violasset Thamar sororem suam
1 Par. 5- 1 Sed cum violasset thorum patris sui
2 Esdr. 13-18 Additis irac. sup. Israël violando sabbatum
Judith. 9-11 Qui promittunt se violare sancta tua
Esth. 13- 4 Concordiam nationum s. dissensione violaret
16- 4 Et humanitatis in se jura violare
Cant. 8- 5 Ibi violata est genitrix tua
Isai. 13-16 Et uxores eorum violabuntur
Ezech. 5-11 Nisi pro eo quod sanctum meum violasti
7-22 Et violabunt arcanum meum : et introibunt
13-19 Et violabant me ad populum meum
18- 6 Et uxorem proximi sui non violaverit
-15 Et uxorem proximi sui non violaverit
20- 9 Ut non violaretur coram gentibus
-13 Et sabbata mea violaverunt vehementer
-14 Nomen m. ne violaretur coram gentibus
-16 Non ambulav., et sabbata mea violaverunt
-21 Non ambulav... et sabbata mea violaverunt
-22 Ut non violaretur coram gentibus
-24 Eo quod... et sabbata mea violassent
Amos. 1-11 Eo quod... et violaverit misericordiam ejus
2- 7 Ut violarent nomen sanctum meum
Zach. 14- 2 Vastabunt. domus, et mulieres violabuntur
Malac. 2-10 Violans pactum patrum nostrorum
Matth. 12- 5 Sacerdotes in templo sabbatum violant
Act. 21-28 In templum, et violavit sanct. locum istum
24- 6 Qui etiam templum violare conatus est
1 Cor. 3-17 Si quis autem templum Dei violaverit

VIPERA.

Job. 20-16 Et occidet eum lingua viperæ
Isai. 30- 6 Et leo ex eis, vipera, et regulus volans
Matth. 3- 7 Progenies viperarum, quis demonstravit
12-34 Progenies viperarum, quomodo potestis
23-33 Genimina viperarum, quomodo fugietis
Luc. 3- 7 Genimina viperarum, quis ostendit vobis
Act. 28- 3 Vipera a calore cum processisset, invasit

VIR.

Gen. 2-23 Vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta
3- 6 Et comedit: deditque viro suo, qui comedit
-16 In dol. paries filios, et sub viri potestate eris
4-23 Quoniam occidi virum in vulnus meum
6- 4 Isti sunt potentes a sæculo viri famosi
- 9 Noë vir justus atque perfectus fuit in gener.
9- 5 De manu viri et fratris ej., requiram animam
-20 Cœpitque Noë vir agricola exercere terram
12-20 Præcepitque Pharao super Abram viris
14-24 Et partibus virorum, qui venerunt mecum
16- 3 Et dedit eam viro suo uxorem
17-23 Cunctos mares ex omnibus viris domus suæ
-27 Et omnes viri domus illius, tam vernaculi
18- 2 Apparuerunt ei tres viri stantes prope eum
-16 Cum ergo surrexissent inde viri, direxerunt
19- 4 Viri civitatis vallaverunt domum a puero
- 5 Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte ?
- 8 Duas filias, quæ necdum cognoverunt virum
Dummodo viris istis nihil mali faciatis
-10 Ecce miserunt manum viri, et introduxerunt
-31 Senex est, et nullus virorum remansit
20- 3 En morieris propter mulierem quam tulisti : habet enim virum
- 7 Nunc ergo redde viro suo uxorem
- 8 Timueruntque omnes viri valde
24-16 Virgoque pulcherrima, et incognita viro
-22 Biberunt cameli, protulit vir inaures aureas
-30 Venit ad virum, qui stabat juxta camelos
-32 Pedes ejus et virorum qui venerant cum eo
-61 Ascensis camelis, secutæ sunt virum
25-27 Factus est Esaü vir gnarus venandi
Jacob a. vir simplex habitabat in tabernac.
26- 7 Qui cum interrogaretur a viris loci illius
29-19 Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro
-32 Nunc amabit me vir meus
30- 5 Ingresso ad se viro, concepit, et peperit fil.
-18 Quia dedi ancillam meam viro meo
32- 6 Properat tibi in occursum cum quadr. viris
-24 Et ecce vir luctabatur cum eo usque mane
33- 1 Vidit.. Esaü et cum eo quadringentos viros
34-21 Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nob.
37-15 Invenitque eum vir errantem in agro
-17 Dixitque ei vir : Recesserunt de loco isto
38- 1 Divertit ad virum Odollam. nomine Hiram
-25 Dicens : De viro, cujus hæc sunt, concepi
39- 1 Emitque eum Putiphar... vir Ægyptius
- 2 Et erat vir in cunctis prospere agens
-14 Et ait ad eos : En introduxit virum Hebræum
41-33 Nunc ergo provideat rex virum sapientem
-38 Num invenire poterimus talem virum
42-11 Omnes filii unius viri sumus: pacifici venim.
-13 Fratres sumus, filii viri unius in terra Chan.
Gen. 43- 3 Denuntiavit nobis vir ille sub attestatione
- 5 Vir e., ut sæpe diximus, denuntiavit nobis
-11 Et deferte viro munera, modicum resinæ
-15 Tulerunt ergo viri munera et pecuniam
-16 Introduc viros domum, et occide victimas
-17 Fecit ille... et introduxit viros domum
44- 4 Surge, inquit, et persequere viros
-26 Illo absente, non audemus videre faciem viri
46-32 Et sunt viri pastores ovium, curamq. habent
-34 Respondebitis : Viri pastores sumus servi t.
47- 2 Quinque viros constituit coram rege
- 6 Quod si nosti in eis esse viros industrios
49- 6 Quia in furore suo occiderunt virum
Exod. 2- 1 Egressus est post hæc vir de domo Levi
-11 Viditque... virum Ægyptium percutientem
-19 Vir Ægyptius liberavit nos de manu pastor.
10-11 Sed ite tantum viri, et sacrificate Domino
11- 2 Ut postulet vir ab amico suo, et mulier
- 3 Fuitque Moyses vir magnus valde in terra
12-37 Sexcenta fere millia peditum virorum
15- 3 Dominus quasi vir pugnator, Omnipotens
17- 9 Elige viros, et egressus, pugna cont. Amalec
18-21 Provide autem de omni plebe viros potentes
-25 Et electis viris strenuis de cuncto Israel
21-18 Si rixati fuerint viri, et percusserit alter
-28 Si bos cornu percusserit virum aut mulierem
-29 Occideritque virum aut mulierem
22-31 Viri sancti eritis mihi
32- 1 Moysi enim huic viro... ignoramus
-27 Ponat vir gladium super femur suum : ite
35-22 Viri cum mulieribus præbuerunt armillas
36- 1 Beseleel, et Ooliab, et omnis vir sapiens
- 2 Cumq. vocasset... et omn. eruditum virum
- 6 Nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra
Levit. 13-29 Vir, sive mulier, in cujus capite vel barba
-38 Vir... in cujus cute candor apparuerit
-40 Vir de cujus capite capilli fluunt, calvus
15- 2 Vir, qui patitur fluxum seminis, immundus
-16 Vir de quo egreditur semen coitus, lavabit
-24 Si coierit cum ea vir tempore sanguinis
20-27 Vir, sive mulier, in quibus pythonicus
21- 3 Et sorore virgine, quæ non est nupta viro
24-10 Filius... quem pepererat de viro Ægyptio
Jurgatus est in castris cum viro Israëlita
Num. 1- 3 Omnium virorum fortium ex Israel
-46 Sexcenta tria millia viror. quingenti quinq.
5- 6 Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus
-12 Et dices ad eos : Vir cujus uxor erraverit
-13 Dormierit cum altero viro
-14 Si spiritus zelotypiæ concitaverit virum
-19 Dicet : Si non dormivit vir alienus tecum
-20 Sin autem declinasti a viro tuo, atque polluta es, et concubuisti cum altero viro
-27 Si polluta est, et contempto viro adulterii rea
-29 Si declinaverit mulier a viro suo, et si polluta
6- 2 Vir, sive mulier, cum fecerint votum
11-16 Congrega mihi septuaginta viros de senibus
-24 Congregans septuaginta viros de senibus Isr.
-25 Auferens de spiritu... et dans septuag. viris
-26 Remanserunt autem in castris duo viri
12- 3 Erat e. Moyes vir mitissimus super omnes
13- 3 Mitte viros qui considerent terram Chanaan
- 4 De deserto Pharan mittens principes viros
-17 Hæc sunt nomina virorum, quos misit Mo.
-24 Quem portaverunt in vecte duo viri
14-36 Igitur omnes viri, quos miserat Moyses
16- 2 Ducenti quinquaginta viri proceres synag.
-35 Interfecit ducentos quinquaginta viros
19- 9 Colliget autem vir mundus cineres vaccæ
25- 8 Ingressus est post virum Israëlitem in lup.
Perfodit ambos simul, virum scilicet et mul.
-14 Erat autem nomen viri Israëlitæ... Zambri
26-10 Combussit ignis ducentos quinquag. viros
-59 Hæc genuit Amram viro suo
27-18 Tolle Josuë... virum in quo est Spiritus
30- 3 Si quis virorum votum Domino voverit
- 8 Quo die audierit vir, et non contradixerit
-11 Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit
-12 Si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit
-14 In arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat
-15 Quod si audiens vir tacuerit
-17 Inter virum et uxorem, inter patrem et fil.
31- 3 Armate, inquit, ex vobis viros ad pugnam
- 4 Mille viri de singulis tribubus eligantur
-17 Et mulieres, quæ noverunt viros in coitu
-21 Ad viros exercitus, qui pugnaverant
-35 Quæ non cognoverant viros, trig. duo millia
32-21 Omnis vir bellator armatus Jord. transeat
34-17 Hæc sunt nomina virorum, qui terram vobis
36- 7 Viri ducent uxores de tribu et cognatione s.
Deut. 1-13 Date ex vobis viros sapientes et gnaros
-15 Tulique de tribubus vestris viros sapientes
-22 Mittamus viros qui considerent terram
-23 Misi ex vobis duodecim viros
2-34 Interfectis,.. viris ac mulieribus et parvulis
Deut. 3- 6 Disperdentes... virosque ac mulieres
-18 Præcedite fratres... omnes viri robusti
17- 2 Vir aut mulier qui faciant malum in consp.
- 5 Educes virum ac mulierem
22- 5 Nec vir utetur veste fœminea
-13 Si duxerit vir uxor., et postea odio habuerit
-18 Apprehendentque senes urbis illius virum
-21 Et lapidibus obruent viri civitatis illius
-22 Si dormierit vir cum uxore alterius
-23 Si puellam virginem desponderit vir
-24 Vir, quia humiliavit uxorem proximi sui
-25 Sin autem in agro repererit vir puellam
-28 Si invenerit vir puellam virginem
25- 7 Non vult frater viri mei suscitare nomen
-11 Si habuerint inter se jurgium viri duo
Volensque uxor alterius eruere virum suum
27-14 Dicentq. ad omnes viros Israël excelsa voce
28-56 Invidebit viro suo, qui cubat in sinu ejus
29-18 Ne forte sit inter vos vir, aut mulier
31-12 Populo congregato, tam viris quam mulier.
Josue. 2- 1 Misit igitur Josuë... duos viros exploratores
- 2 Ecce viri ingressi sunt huc per noctem
- 3 Dicens : Educ viros, qui venerunt ad te
- 4 Tollensque mulier viros, abscondit, et ait
- 6 Ipsa autem fecit ascendere viros in solarium
3-12 Parate duodecim viros de tribubus Israel
4- 2 Elige duodec. viros sing. per singulas tribus
- 4 Vocavitque Josue duodecim viros
5- 4 Universi bellator. viri mortui sunt in deserto
-13 Et vidit virum stantem contra se
6- 2 Ecce dedi in manu tua Jericho, et regem ejus, omnesque fortes viros
-21 Interfecerunt... à viro usque ad mulierem
-22 Duobus autem viris... dixit Josuë
-26 Maledictus vir coram Dom. qui suscitaverit
7- 2 Cumque mitteret Josuë de Jericho viros
- 3 Sed duo vel tria millia virorum pergant
- 5 Percussi sunt a viris urbis Haï, et corruer.
-14 Et cognatio per domos, domusque per viros
-18 Cujus domum in singulos dividens viros
8- 3 Electa triginta millia virorum fortium misit
-12 Quinque autem millia viros elegerat
-20 Viri aut. civitatis, qui persequebantur Josuë
-21 Reversus percussit viros Haï
-25 Conciderant a viro usque ad mulierem
9- 6 Responderuntque viri Israël ad eos
10- 7 Exercitus bellatorum cum eo, viri fortissimi
-18 Ponite viros industrios, qui clausos custod.
-24 Vocavit omnes viros Israël, et ait ad princ.
15-18 Suasa est a viro suo ut peteret a patre suo
17- 1 Qui fuit vir pugnator, habuitq. possession.
18- 4 Eligite de singulis tribubus ternos viros
- 8 Cumque surrexissent viri, ut pergerent
23-10 Unus e vobis persequet. hostium mille viros
24-11 Pugnaveruntq. contra vos viri civitatis ej.
Judic. 1- 4 Percusserunt in Bezec dec. millia virorum
-14 Monuit vir suus ut peteret a patre suo agr.
3-29 Decem millia, om. robustos et fortes viros
-31 Qui percussit de Philisthiim sexcentos viros
4-22 Veni, et ostendam tibi virum, quem quæris
6- 8 Qui misit ad eos virum prophetam
-12 Et ait : Dominus tecum, virorum fortissime
-16 Et percuties Madian quasi unum virum
-27 Assumptis erg. Gedeon decem viris de servis
-28 Cumque surrexissent viri oppidi ejus mane
7- 3 De populo viginti duo millia virorum
- 6 Qui manu.. lambuerant aquas, trecenti viri
- 7 In trecentis viris qui lambuerunt aquas
- 8 Et ipse cum trecentis viris se certamini dedit
-14 Nisi gladius Gedeonis filii Joas viri Israëlitæ
-16 Divisitque trecentos viros in tres partes
-19 Gedeon, et trecenti viri qui erant cum eo
-22 Et nihilominus insistebant trecenti viri
-23 Conclamantes a. viri Israël de Nephthali
-25 Duos viros Madian, Oreb et Zeb, interfecit
8- 1 Dixeruntque ad eum viri Ephraim : Quid
- 4 Ad Jord., transivit cum cum trecentis viris
- 5 Dixitque ad viros Soccoth : Date, obsecro
- 8 Locutusque est ad viros loci illius similia
Responderunt, sicut responderant viri Socc.
-10 Quindecim enim millia viri remanserant
-14 Apprehendit puerum de viris Soccoth
Et descripsit septuaginta septem viros
-15 Et idcirco postulas ut demus viris... panes
-16 Atque comminuit viros Soccoth
-18 Quales fuerunt viri, quos occidistis in Thab.
-22 Dixeruntque omnes viri Israël ad Gedeon
9- 2 Loquimini ad omnes viros Sichem
Ut dominentur vestri septuaginta viri, om. filii Jerobaal, an ut dominetur unus vir ?
- 3 Locutique sunt... ad omnes viros Sichem
- 4 Qui conduxit sibi ex eo viros inopes et vagos
- 5 Et occidit fratres suos... septuaginta viros
- 6 Congregati sunt autem omnes viri Sichem
- 7 Audite me, viri Sichem, ita audiat vos Deus

Judic. 9-18 Et interfecistis filios ejus septuaginta viros
-20 Egrediaturque ignis de viris Sichem
-28 Servum s. super viros Emor patris Sichem
-47 Abimelech quoque audiens viros turris
-49 Homines necarentur, viri pariter et mulier.
-51 Ad quam confugerant simul viri ac mulieres
10- 1 Filius Phua patrui Abimelech, vir de Issach
11- 1 Jephte Galaadites vir fortissimus atq. pugn.
- 3 Congregatique sunt ad eum viri inopes
-39 Fecit ei sicut voverat, quæ ignorabat virum
12- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad
Percusseruntque viri Galaad Ephraim
13- 2 Erat a. quidam vir de Saraa, et de stirpe Dan
- 6 Vir Dei venit ad me, habens vultum angel.
- 8 Ut vir Dei, quem misisti, veniat iterum
-10 Festinavit, et cucurrit ad virum suum
Ecce apparuit mihi vir, quem ante videram
-11 Veniensque ad virum, dixit ei
14-15 Blandire viro tuo, et suade ei ut indicet tibi
-19 Et percussit ibi triginta viros
15-11 Descenderunt ergo tria millia virorum
-15 Arripiens, interfecit in ea mille viros
-16 Delevi eos, et percussi mille viros
16-27 Domus a. erat plena virorum ac mulierum
17- 1 Fuit eo tempore vir quid. de monte Ephraïm
18- 2 Miserunt... quinque viros fortissimos
- 7 Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs
-11 Sexcenti viri accincti armis bellicis
-14 Dixerunt quinq. viri, qui prius missi fuerant
-16 Sexcenti a. viri ita ut erant armati, stabant
-17 Sexc. viris fortiss. haud procul expectantib.
-19 Melius est, ut sis sacerdos in domo unius viri
-22 Viri qui habitabant in ædibus Michæ
-25 Cave ne.. veniant ad te viri animo concitati
-27 Sexcenti autem viri tulerunt sacerdotem
19- 1 Fuit quidam vir Levites habitans in latere
- 3 Secutusque est eam vir suus, volens
-22 Venerunt viri civitatis illius, filii Belial
Educ virum, qui ingressus est domum tuam
-24 Ne scelus hoc contra nat. operemini in virum
20-10 Decem viri eligantur e centum ex omnibus
-16 Qui septingenti erant viri fortissimi
-17 Virorum quoque Israël, absque filiis Benj.
-21 Occiderunt... viginti duo millia virorum
-25 Ut decem et octo millia virorum... prosternerent
-31 Atque prosternerent triginta circiter viros
-34 Et alia decem millia virorum de univ. Israël
-35 Viginti quinque millia et centum viros
-39 Cæsis de exercitu eorum triginta viris
-44 Fuerunt... decem et octo millia virorum
-45 Occiderunt quinque millia virorum
-47 Et fugere in solitud. potuerunt, sexcenti viri
-48 A viris usq. ad jumenta, gladio percusserunt
21-10 Miserunt itaque decem millia viros robust.
-11 Mulieres quæ cognoverunt viros, interficite
-12 Virgines, quæ nescierunt viri thorum
Ruth. 1- 9 Invenire requiem in domibus virorum
-11 Ut viros ex me sperare possitis
2- 1 Erat autem viro Elimelech consanguineus
-11 Quæ feceris socrui tuæ post mortem viri tui
-19 Et nomen dixit viri, quod Booz vocaretur
4- 2 Tollens a. Booz decem viros de senioribus
1 Reg. 1- 1 Fuit vir unus de Ramathaïm Sophim
- 3 Ascendebat vir ille de civitate sua
- 8 Dixit ergo ei Elcana vir suus : Anna, cur fles
-21 Ascendit a. vir ejus Elcana, et omnis domus
-22 Dixit enim viro suo : Non vadam
-23 Et ait ei Elcana vir suus : Fac quod bonum
2- 9 Quia non in fortitudine sua roborabitur vir
-19 Ascendens cum viro suo, ut immolaret
-25 Si peccaverit vir in virum, placari ei potest
Si autem in Dominum peccaverit vir
-27 Venit autem vir Dei ad Heli, et ait ad eum
-33 Verumt. non auferam penitus virum ex te
4- 2 Et cæsa sunt., quasi quatuor millia virorum
- 9 Confortamini, et estote viri, Philisthiim
-12 Currens a. vir de Benjamin ex acie, venit
-13 Vir a. ille postquam ingressus est, nuntiavit
-18 Senex enim erat vir et grandævus
-19 Et mortuus esset socer suus, et vir suus
-21 Et pro socero suo, et pro viro suo
5- 7 Videntes a. viri Azotii hujuscemodi plagam
- 9 Et percutiebat viros uniuscujusque urbis
-12 Viri quoq., qui mortui non fuerant, percut.
6-15 Viri a. Bethsamitæ obtulerunt holocausta
-19 Percussit autem de viris Bethsamitibus
Et percussit de populo septuaginta viros
-20 Et dixerunt viri Bethsamitæ : Quis poterit
7- 1 Venerunt ergo viri Cariathiarim
-11 Egressiq. viri Isr. de Masphath, persecuti s.
8-22 Ait Samuel ad viros Isr. : Vadat unusquisq.
9- 1 Et erat vir de Benjamin nomine Cis
Filii Aphia, filii viri Jemini, fortis robore
- 2 Et non erat vir de filiis Israël melior illo

1 Reg. 9- 6 Ecce vir Dei est in civitate hac, vir nobilis
- 7 Ecce ibimus : Quid feremus ad virum Dei ?
-10 Et ierunt in civitatem, in qua erat vir Dei
-16 Cras mittam virum ad te de terra Benjamin
-17 Dom. dixit ei : Ecce vir quem dixeram tibi
-22 Fuerant invitati. Erant e. quasi triginta viri
10- 2 Invenies duos viros juxta sepulcrum Rachel
- 3 Invenient te ibi tres viri ascendentes
- 6 Et mutaberis in virum alium
11- 1 Dixeruntque omnes viri Jabes ad Naas
- 5 Et narraverunt ei verba virorum Jabes
- 7 Et egressi sunt quasi vir unus
- 8 Virorum autem Juda triginta millia
- 9 Sic dicetis viris, qui sunt in Jabes Galaad
Annuntiaverunt viris Jabes : qui læti sunt
-12 Date viros, et interficiemus eos
-15 Lætatus est ibi Saül, et cuncti viri Isr. nimis
13- 6 Cum vidissent viri Israël se in arcto positos
-14 Quæsivit Dominus sibi virum juxta cor s.
-15 Et recensuit Saül... quasi sexcentos viros
14- 2 Populus cum eo quasi sexcentorum virorum
- 8 Ait Jonathas : Ecce nos transimus ad viros
-12 Et locuti sunt viri de statione ad Jonatham
-14 Facta est plaga prima... quasi vig. virorum
-22 Erant cum Saül quasi decem millia virorum
-24 Et viri Israël sociati sunt sibi in die illa
Dicens : Maledictus vir qui comederit pan.
-28 Maledictus vir qui comederit panem hodie
-36 Nec relinquamus ex eis virum
-52 Nam quemcumq. viderat Saül virum fortem
15- 3 Sed interfice a viro usque ad mulierem
- 4 Et recensuit... decem millia virorum Juda
16-18 Ecce vidi filium Isaï... virum bellicosum
Et prudentem in verbis, et virum pulchrum
17- 4 Egressus est vir spurius de castris Philisth.
- 8 Eligite ex vobis virum, et descendat ad sing.
-10 Date mihi virum, et ineat mecum singulare
-12 David autem erat filius viri Ephrathæi
Qui habebat octo filios, et erat vir in diebus
Saül senex, et grandævus inter viros
-23 Apparuit vir ille spurius ascendens, Goliath
-24 Israëlitæ, cum vidissent virum, fugerunt
-25 Num vidistis virum hunc, qui ascendit ?
Virum ergo, qui percusserit eum, ditabit rex
-26 Et ait David ad viros, qui stabant secum
Quid dabitur viro, qui percusserit Philisth.
-27 Hæc dabuntur viro, qui percusserit eum
-33 Hic autem vir bellator est ab adolescentia s.
-52 Consurgentes viri Israël et Juda vociferati
18- 5 Posuitque eum Saül super viros belli
-13 Et fecit eum tribunum super mille viros
-17 Tantummodo esto vir fortis, et præliare
-23 Ego autem sum vir pauper et tenuis
-27 Surgens David, abiit cum viris, qui sub eo
Et percussit ex Philisthiim ducentos viros
20-30 Dixit ei : Fili mulieris virum ultro rapientis
21- 7 Erat autem ibi vir quidam de servis Saül
22- 2 Fueruntque cum eo quasi quadringenti viri
- 6 Apparuisset David, et viri qui erant cum eo
-18 Trucidavit in die illa octoginta quinq. viros
-19 Percussit in ore gladii, viros et mulieres
23- 3 Dixerunt viri qui erant cum David, ad eum
- 5 Abiit ergo David, et viri ejus, in Ceïlam
- 8 Et obsideret David et viros ejus
-11 Si tradent me viri Ceïlæ in manus ejus
-12 Si tradent me viri Ceïlæ, et viros qui sunt
-13 Surrexit erg. David et viri ejus quasi sexcenti
-24 David a. et viri ejus erant in deserto Maon
-26 David a. et viri ejus erant in latere montis
Itaque Saül et viri ejus, in modum coronæ
cingebant David et viros ejus
24- 3 Tria millia electorum virorum ex o. Israël
Perrexit ad investigandum David et viros ej.
- 4 Viri ej. in interiore parte speluncæ latebant
- 7 Dixitque ad viros s. : Propitius sit mihi Do.
- 8 Et confregit David viros suos sermonibus
-23 David et viri ej. ascenderunt ad tutiora loca
25- 2 Erat autem vir quispiam in solitudine Maon
- 3 Nomen autem viri illius erat Nabal
Vir ejus durus, et pessimus, et malitiosus
-11 Et dabo viris quos nescio unde sint ?
-13 Et secuti sunt David quasi quadringenti viri
-17 Completa est malitia adversus virum tuum
-19 Viro autem suo Nabal non indicavit
-20 David et viri ejus descendebant in occursum
-25 Cor suum super virum istum iniquum Nabal
26- 2 Et cum eo tria millia virorum de electis Isr.
-15 Ait David ad Abner : Numquid non vir tu es?
27- 2 David, et abiit ipse, et sexcenti viri cum eo
- 3 In Geth, ipse et viri ejus, vir et domus ejus
- 8 Et ascendit David, et viri ejus, et agebant
- 9 Nec relinquebat viventem virum et mulier.
-11 Virum et mulierem non vivificabat David
28- 1 Mecum egredieris in castris tu, et viri tui
- 8 Et abiit ipse, et duo viri cum eo, veneruntq.

1 Reg. 28-14 Vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio
29- 2 David a. et viri ejus erant in novissimo agm.
- 4 Revertatur vir iste, et sedeat in loco suo
-11 Surrexit itaq. de nocte David ipse, et viri ej.
30- 1 Cumq. venissent David et viri ejus in Siceleg
- 3 Cum ergo venissent David et viri ejus
- 6 Quia amara erat anima uniuscujusque viri
- 9 Abiit ergo David ipse, et sexcenti viri
-10 Persecutus est autem David ipse, et quadringenti viri
-11 Et invenerunt virum Ægyptium in agro
-13 Puer Ægypt. ego sum, servus viri Amalecitæ
-17 Nisi quadringenti viri adolescentes
-21 Venit autem David ad ducentos viros
-22 Respondensque omnis vir pessimus et iniquus, de viris qui ierant cum David
-31 Commoratus fuerat David ipse, et viri ejus
31- 1 Et fugerunt viri Israël ante faciem Philisth.
- 3 Et consecuti sunt eum viri sagittarii
- 6 Et universi viri ejus in die illa pariter
- 7 Videntes a. viri Israël, qui erant trans vallem, et trans Jordanem, quod fugissent viri Israëlitæ
-12 Surrexerunt o. viri fortissimi, et ambulav.
2 Reg. 1-11 Omnesque viri, qui erant cum eo
2- 3 Sed et viros, qui erant cum eo, duxit David
- 4 Veneruntq. viri Juda, et unxerunt ibi Dav.
Quod viri Jabes Galaad sepelissent Saül
- 5 Misit ergo Dav. nuntios ad viros Jabes Gal.
-17 Fugatusq. est Abner, et viri Israel, a pueris
-29 Abner a. et viri ej. abierunt per campestria
-30 Defuerunt de pueris David dec. et nov. viri
-31 De viris qui erant cum Abner
-32 Ambulaver... Joab et viri qui erant cum eo
3-15 Et tulit eam a viro suo Phaltiel
-16 Sequebaturque eam vir suus, plorans
-20 Venitq. ad Dav. in Hebron cum viginti viris
Fecit David Abner et viris ejus.. convivium
-39 Porro viri isti filii Sarviæ duri sunt mihi
4- 2 Duo autem viri principes latronum erant
-11 Interfecerunt virum innoxium in domo sua
5- 6 Et abiit rex, et omnes viri qui erant cum eo
-21 Sculptilia sua : quæ tulit David, et viri ejus
6- 2 Univ. populus, qui erat cum eo de viris Juda
-19 Tam viro quam mulieri, singulis collyridam
7-14 Arguam eum in virga virorum, et in plagis
8- 5 Percussit David de Syria viginti duo millia virorum
10- 5 Erant enim viri confusi turpiter valde
6 Et conduxerunt... a rege Maacha mille viros, et ab Istob duodec. millia virorum
-12 Esto vir fortis, et pugnemus pro populo n.
11-16 In loco ubi sciebat viros esse fortissimos
-17 Egressique viri de civitate, bellabant adv.
-23 Prævaluerunt adversum nos viri
-26 Audivit.. quod mortuus esset Urias vir suus
12- 1 Dixit ei : Duo viri erant in civitate una
- 4 Tulit ovem viri pauperis, et præparavit cib.
- 5 Quoniam filius mortis est vir qui fecit hoc
- 7 Dixit a. Nathan ad David : Tu es ille vir
13- 3 Filius Semmaa frat. David vir prudens valde
-28 Roboramini, et estote viri fortes
14- 5 Vidua ego sum : mortuus est enim vir meus
- 7 Ut non supersit viro meo nomen et reliquiæ
-25 Porro sicut Absalom, vir non erat pulcher
15- 1 Quinquaginta viros, qui præcederent eum
- 2 Et omnem virum... vocabat Absalom ad se
- 6 Et sollicitabat corda virorum Israël
-11 Porro cum Absalom ierunt ducenti viri
-18 Sexcenti viri, qui secuti eum fuerant de Geth
-22 Gethæus, et omnes viri qui cum eo erant
16- 5 Et ecce egrediebatur inde vir de cognatione
- 7 Egredere vir sanguinum, et vir Belial
- 8 Premunt te mala tua, quoniam vir sanguin.
17- 1 Eligam mihi duodecim millia virorum
- 3 Unum e. virum tu quæris : et o. populus erit
- 8 Tu nosti, patrem t. et viros qui cum eo sunt
Sed et pater t. vir bellator est, nec morabitur
-12 Et non relinquemus de viris, qui cum eo sunt
-14 Dixitque Absalom, et omnes viri Israël
-18 Ingressi sunt domum cujusdam viri in Bah.
-24 Transivit Jordanem, ipse et omnes viri Isr.
-25 Amasa a. erat filius viri, qui vocabatur Jetra
18-11 Ait Joab viro, qui nuntiaverat ei : Si vidisti
-27 Ait rex : Vir bonus est : et nuntium portans
19-14 Et inclinavit cor omnium virorum Juda, quasi viri unius : miseruntque ad regem
-16 Descendit cum viris Juda in occursum regis
-17 Cum mille viris de Benjamin
-22 Ergo-ne hodie interficietur vir in Israël ?
-32 Fuit quippe (*Berzellai*) vir dives nimis
-41 Itaq. omnes viri Isr. concurrentes ad regem
Quare te furati sunt fratres nostri viri Juda
Omnesque viros David cum eo
-42 Et respondit omnis vir Juda ad viros Israël

2 *Reg.* 19-43 Et respondit vir Israël ad viros Juda, et ait
Durius a. responderunt viri Juda viris Isr.
20- 1 Accidit quoque ut ibi esset vir Belial, nomine Seba, filius Bochri, vir Jemineus
- 2 Viri a. Juda adhæserunt regi suo a Jordane
- 4 Convoca mihi omnes viros Juda in diem tert.
- 7 Egressi sunt ergo cum eo viri Joab
-11 Interea quidam viri, cum stetissent
-12 Vidit hoc quidam vir quod subsisteret omn.
-13 Transibat omnis vir sequens Joab ad perseq.
-14 Omnesque viri electi congregati fuerant
21- 5 Virum, qui attrivit nos, et oppressit inique
- 6 Dentur nobis septem viri de filiis ejus
-12 Et tulit ossa Saul... a viris Jabes Galaad
-17 Tunc juraverunt viri David, dicentes
-20 Bellum fuit in Geth : in quo vir fuit excelsus
22-49 Elevas me : a viro iniquo liberabis me
23- 1 Dixit vir, cui constitutum est de Christo Dei
-20 Et Banaïas filius Joïadæ viri fortissimi
-21 Ipse quoque interfecit virum Ægyptium, virum dignum spectaculo
24- 9 De Israël octingenta millia virorum fortium
-15 Mortui sunt... septuaginta millia virorum
3 *Reg.* 1- 5 Quinquaginta viros qui currerent ante eum
- 9 Vocavit...et omnes viros Juda servos regis
-42 Ingred., quia vir fortis es, et bona nuntians
-52 Si fuerit vir bonus, non cadet ne unus quid.
2- 2 Confortare, et esto vir
- 4 Non auferetur tibi vir de solio Israël
- 9 Vir autem sapiens es, ut scias quæ facies ei
-26 Vir mortis es : sed hodie te non interficiam
-32 Quia interfecit duos viros just. melioresq. se
5- 6 Non est in populo meo vir qui noverit ligna cædere sicut Sidonii
-13 Et erat indictio triginta millia virorum
8-25 Dicens : Non auferetur de te vir coram me
9- 5 Non auferetur vir de genere tuo de solio Isr.
-22 Sed erant viri bellatores, et ministri ejus
-27 Misitque Hiram... viros nauticos et gnaros
10- 8 Beati viri t., et beati servi t., qui stant cor. te
-15 Quod afferebant viri, qui sup. vectigal. erant
11-17 Fugit Adad ipse, et viri Idumæi de servis
-18 Tuleruntq. secum viros de Phar. et introier.
-24 Et congregavit contra eum viros
-28 Erat autem Jeroboam vir fortis et potens
12-21 Centum octoginta millia electorum virorum
-22 Sermo Domini ad Semeïam virum Dei
-24 Revertatur vir in domum suam
13- 1 Et ecce vir Dei venit de Juda in sermone
- 5 Juxta signum quod prædixerat vir Dei
- 6 Et ait rex ad virum Dei : Deprecare
Oravitque vir Dei faciem Domini
- 7 Locutus est a. rex ad virum Dei : Veni mecum
- 8 Responditque vir Dei ad regem : Si dederis
-11 Opera quæ fecerat vir Dei illa die in Bethel
-12 Viam, per quam abierat vir Dei, qui venerat
-14 Abiit post virum Dei, et invenit eum sedent.
Ait illi : Tu es-ne vir Dei qui venisti de Juda
-21 Et exclamavit ad virum Dei, qui venerat
-25 Et ecce, viri transeuntes viderunt cadaver
-26 Ait : Vir Dei est, qui inobediens fuit ori Do.
-29 Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei
-31 In sepulcro, in quo vir Dei sepultus est
17-18 Quid mihi et tibi, vir Dei ? ingressus es ad me
-24 Nunc, in isto cognovi quoniam vir Dei es tu
18-13 Quod abscond. de prophetis Do. cent. viros
-22 Baal quadringenti et quinquaginta viri sunt
19-18 Derelinquam mihi in Isr. sept. millia viror.
20-17 Dicentes : Viri egressi sunt de Samaria
-20 Et percussit unusquisque virum
-28 Accedens unus vir Dei, dixit ad regem Isr.
-33 Quod acceperunt viri pro homine
-35 Tunc vir quidam de filiis prophetar. dixit
-37 Sed et alterum inveniens virum, dixit ad eum
-39 Cumque fugisset vir unus, adduxit eum quidam ad me, et ait : Custodi virum istum
-42 Dimisisti virum dignum morte de manu tua
21-10 Submittite duos viros filios Belial contra eum
-13 Et adductis duobus viris filiis diaboli
Scilicet ut viri diabolici, dixerunt contra eum
22- 6 Congregavit... quadringentos circiter viros
- 8 Remansit vir unus, per quem possumus
-27 Dicit rex : Mittite virum istum in carcerem
-34 Vir autem quidam tetendit arcum
4 *Reg.* 1- 6 Vir occurrit nobis, et dixit ad nos : Ite
- 7 Dixit eis : Cujus figuræ et habitus est vir ille
- 8 Vir pilosus, et zona pellicea accinctus ren.
2- 7 Et quinquaginta viri de filiis prophetarum
-16 Cum servis tuis sunt quinquaginta viri fortes
-17 Mittite. Et miserunt quinquaginta viros
-19 Dixerunt quoque viri civitatis ad Eliseum
3-26 Tulit secum septingentos viros educentes
4- 1 Dicens : Servus tuus vir meus mortuus est
- 9 Quæ dixit ad virum suum : Animadverto quod vir Dei sanctus est iste, qui transit

4 *Reg.* 4-14 Filium enim non habet, et vir ejus senex est
-16 Dom. mi, vir Dei, noli mentiri ancillæ tuæ
-22 Vocavit virum suum, et ait : Mitte mecum
-25 Et venit ad virum Dei in montem Carmeli
Cumque vidisset eam vir Dei econtra, ait
-26 Recte-ne agitur circa te et circa virum t.
-27 Cumque venisset ad virum Dei in montem
-40 Clamav., dicentes : Mors in olla, vir Dei
-42 Vir autem quidam venit de Baalsalisa deferens viro Dei panes primitiarum
-43 Quantum est hoc, ut apponam centum viris?
5- 1 Naaman.. erat vir magnus apud dominum s.
Erat autem vir fortis et dives, sed leprosus
- 8 Quod cum audisset Eliseus vir Dei
-14 Et lavit... septies juxta sermonem viri Dei
-15 Reversusque ad virum Dei cum universo
-20 Dixitq. Giezi puer viri Dei : Pepercit dom.
-24 Dimisitque viros, et abierunt
6- 9 Misit itaque vir Dei ad regem Israël, dicens
-10 Misit... ad locum, quem dixerat ei vir Dei
-15 Consurgens autem diluculo minister viri Dei
-19 Et ostendam vobis virum, quem quæritis
-32 Præmisit itaq. virum : et antequam veniret
7- 3 Quatuor ergo viri erant leprosi juxta introit.
-17 Juxta quod locutus fuerat vir Dei
-18 Factumq. est secundum sermonem viri Dei
-19 Quando responderat dux ille viro Dei, et dixerat
8- 4 Rex a. loquebatur cum Giezi puero viri Dei
- 7 Nuntiaveruntq. ei, dicentes : Venit vir Dei
- 8 Vade in occursum viri Dei, et consule Dom.
-11 Usque ad suffusionem vultus : flevitque vir Dei
10- 6 Filii regis, septuaginta viri, apud optimates
- 7 Occiderunt septuaginta viros, et posuerunt
-14 Jugulaverunt... quadraginta duos viros
-24 Jehu a. præparaverat sibi foris octog. viros
11- 9 Et assumentes singuli viros suos
13-19 Iratus est vir Dei contra eum, et ait
15-25 Cum eo quinquaginta viros de filiis Galaadit.
17-30 Viri e. Babylonii fecerunt Sochothbenoth : viri autem Cuthæi fecerunt Nergel : et viri de Emath fecerunt Asima
18-27 Non potius ad viros, qui sedent sup. murum
20-14 Dixitque ei : Quid dixerunt viri isti ?
22-15 Dicite viro, qui misit vos ad me
23- 2 Ascenditq. rex templum Do., et o. viri Juda
-16 Verbum Domini, quod locutus est vir Dei
24-16 Et omnes viros robustos, septem millia
Clusores mille omn., viros fortes et bellator.
25- 4 Et omnes viri bellatores nocte fugerunt
-19 Qui erat præfectus super bellatores viros
Et quinque viros, de his qui steterant
Et sexaginta viros e vulgo, qui inventi fuer.
-23 Duces militum, ipsi et viri qui erant cum eis
-25 Venit Ismahel... et decem viri cum eo
1 *Par.* 4-12 Hi sunt viri Recha
-22 Viriq. Mendacii, et Securus, et Incendens
-42 Abierunt in montem Seir viri quingenti
5-18 Viri bellatores, scuta portantes et gladios
-24 Et Odoïa et Jediel, viri fortissimi et potentes
7- 2 De stirpe Thola viri fortissimi numerati s.
- 4 Ad prælium, viri fortissimi, triginta sex
-11 Viri fortissimi, decem et sept. millia et duc.
-18 Regina peperit Virum decorum et Abiezer
-21 Occiderunt autem eos viri Geth indigenæ
8-40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi
10- 1 Fugeruntque viri Israël Palæstinos
- 7 Quod cum vidissent viri Israel, qui habitab.
-11 Hoc cum audissent viri Jabes Galaad
-12 Consurrexerunt singuli virorum fortium
11-10 Hi principes virorum fortium David
-19 Et sanguinem istorum virorum bibam
-22 Banaïas filius Joïadæ viri robustissimi
-23 Et ipse percussit virum Ægyptium
-26 Porro fortissimi viri in exercitu, Asahel
12- 8 Viri fortissimi, et pugnatores optimi
-21 Omnes enim erant viri fortissimi
-25 De fil. Simeon, virorum fortissimorum
-30 Viri nominati in cognationibus suis
-32 Viri eruditi, qui noverant singula tempora
-38 Omnes isti viri bellatores expediti ad pugn.
13- 6 Ascendit David, et omnis vir Israël ad coll.
16- 3 Divisit universis... a viro usque ad mulierem
18- 4 Cepit... ac viginti millia virorum peditum
- 5 Percussit David viginti duo millia virorum
19- 8 Misit Joab, et o. exercitum virorum fortium
-10 Elegit viros fortissimos de universo Israël
21- 5 Mille millia et centum millia virorum educ.
-14 Ceciderunt de Isr. septuag. millia virorum
22- 9 Filius, qui nascetur tibi, erit vir quietissim.
23- 3 Et inventa sunt triginta octo millia virorum
24- 4 Multo plures filii Eleazar in principibus viris
26- 6 Erant enim viri fortissimi
7 Et Obed, Elzabad, fratres ejus viri fortissimi

1 *Par.* 26-14 Zachariæ filio ejus, viro prudentissimo
-30 Hasabias, et fratres ejus viri fortissimi
-31 Inventi sunt viri fortissimi in Jazer Galaad
27-32 Jonatham a... vir prudens et litteratus
28- 3 Eo quod sis vir bellator, et sanguin. fuderis
2 *Par.* 2- 2 Et numeravit septuaginta millia virorum
- 7 Mitte ergo mihi virum erudit., qui noverit
-13 Misi ergo tibi virum prudentem et scientiss.
-17 Numeravit igit. Salomon omnes viros pros.
5- 3 Venerunt itaque ad regem omnes viri Isr.
6- 5 Neque elegi quemquam alium virum
-16 Dicens : Non deficiet ex te vir coram me
7-18 Non auferetur de stirpe t. vir, qui sit princeps
8- 9 Ipsi e. erant viri bellatores, et duces primi
9- 7 Beati viri tui, et beati servi tui, qui assistunt
13- 3 Cumque... et haberet bellicosissimos viros
Econtra aciem octingenta millia virorum
- 7 Congregatique sunt ad eum viri vanissimi
-15 Omnesque viri Juda vociferati sunt
-17 Ex Israël quingenta millia virorum fortium
14- 8 Ducenta octog. millia, om. isti viri fortissimi
15-13 Moriatur... a viro usque ad mulierem
17-13 Viri q. bellatores, et robusti erant in Jerus.
-14 Et cum eo robustissimi viri trecenta millia
-16 Et cum eo ducenta millia virorum fortium
18- 5 Congregavit... proph. quadringentos viros
- 7 Est vir unus, a quo possumus quærere
20-20 Audite me, viri Juda, et omn. habitatores
-27 Reversusque est omnis vir Juda
23- 8 Assumpserunt singuli viros qui sub se erant
-20 Assumpsitq. centuriones et fortissim. viros
25-12 Et alia decem millia virorum ceperunt
26-12 Numerus principum per familias virorum
-17 Sacerdotes Domini octoginta, viri fortissimi
28- 6 Occiditque Phacee...omnes viros bellatores
- 7 Occidit Zechri, vir potens ex Ephraïm
-12 Steterunt itaque viri de principibus filiorum
-14 Dimiseruntque viri bellatores prædam
-15 Steteruntque viri, quos supra memoravimus
30-11 Attamen quidam viri ex Aser... venerunt
31-19 Dispositi erant viri, qui partes distribuerent
32- 3 Inito cum principib. consilio virisq. fortiss.
-21 Qui percussit omnem virum robustum
34-23 Dicite viro, qui misit vos ad me
-30 Unaq. om. viri Juda et habitatores Jerusal.
1 *Esdr.* 1- 4 Adjuvent eum viri de loco suo, argento
2- 2 Numerus virorum populi Israël
-22 Viri Netupha, quinquaginta sex
-23 Viri Anathoth, centum viginti octo
-27 Viri Machmas, centum viginti duo
-28 Viri Bethel et Haï, ducenti viginti tres
3- 1 Congregatus est ergo populus quasi vir unus
- 2 Sicut scriptum est in lege Moysi viri Dei
- 9 Et filii ejus, et filii Juda, quasi vir unus
4-11 Viri qui sunt trans fluvium, salutem dicunt
-21 Prohibeatis viros illos, ut urbs illa non ædif.
5-10 Scripsimusque nomina eorum virorum
6- 8 Studiose sumptus dentur viris illis
8- 3 Numerati sunt viri centum quinquaginta
- 4 Elioënaï filius Zarehe, et cum eo ducenti viri
- 5 Filius Ezechiel, et cum eo trecenti viri
- 6 Filius Jonathan, et cum eo quinquag. viri
- 7 Isaïas filius Athaliæ, et cum eo septuag. viri
- 8 Filius Michaël, et cum eo octoginta viri
- 9 Obedia... et cum eo ducenti dec. et octo viri
-10 Fil. Josphiæ, et cum eo cent. sexaginta viri
-11 Filius Bebaï, et cum eo viginti octo viri
-12 Johanan... et cum eo centum et decem viri
-13 Jehiel et Samaïas, et cum eis sexaginta viri
-14 Uthaï et Zachur, et cum eis septuaginta viri
-18 Virum doctissim. de filiis Moholi filii Levi
10- 1 Cœtus grandis nimis virorum et mulierum
- 9 Convenerunt igitur om. viri Juda et Benj.
-16 Et abierunt... viri principes familiarum
-17 Consummati sunt omnes viri, qui duxerant
2 *Esdr.* 1- 2 Et venit Hanani... ipse, et viri ex Juda
-11 Et da ei misericordiam ante virum hunc
2-12 Et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum
3- 2 Et juxta eum ædificaverunt viri Jericho
- 7 Meronathites, viri de Gabaon et Maspha
-22 Sacerdotes, viri de campestribus Jordanis
5-13 Et dixi : Sic excutiat Deus omnem virum
-17 Et magistratus, centum quinquaginta viri
7- 2 Ipse enim quasi vir verax et timens Deum
- 7 Numerus virorum populi Israël
-27 Viri Anathoth, centum viginti octo
-28 Viri Bethazmoth, quadraginta duo
-29 Viri Cariathiarim, Cephira, et Beroth
-30 Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus
-31 Viri Machmas, centum viginti duo
-32 Viri Bethel et Haï, centum viginti tres
-33 Viri Nebo alterius, quinquaginta duo
-34 Viri Ælam alterius, mille ducenti quinquag.
-66 Omnis multitudo quasi vir unus, quadrag.
8- 1 Congregatusq. est o. populus quasi vir unus

2 *Esdr.* 8- 2 Coram multitudine virorum et mulierum
- 3 In conspectu virorum et mulierum et sap.
11- 2 Benedixit autem populus omnibus viris
- 6 Quadringenti sexaginta octo viri fortes
12-24 Confiterentur juxta præcept. Dav. viri Dei
-35 Et Hanani, in vasis cantici David viri Dei
-43 Recensuerunt quoque in die illa viros
13-25 Et cecidi ex eis viros, et decalvavi eos
Tobiæ. 1- 9 Cum vero factus esset vir, accepit uxorem
2-21 Cujus cum vocem balantis vir ejus audisset
3- 8 Quoniam tradita fuerat septem viris
- 9 Super terram, interfectrix virorum tuorum
-10 Sicut jam occidisti septem viros
-16 Tu scis, Dom., quia nunq. concupivi virum
-18 Virum a. cum timore... consensi suscipere
-19 Quia forsitan viro alii conservasti me
5- 4 Inquire tibi aliquem fidelem virum, qui eat
6- 8 Fumus ejus extricat omne genus dæmoniorum, sive a viro, sive a muliere
-11 Raguel nomine, vir propinquus de tribu tua
-14 Dixit : Audio quia tradita est septem viris
7- 7 Fili mi, quia boni et optimi viri filius es
-11 Expavit, sciens quid evenerit illis sept. viris
8-12 Ne forte simili modo evenerit ei, quo et cæteris illis septem viris
9- 9 Quia filius es optimi viri, et justi
10- 6 Satis fidelis est vir ille, cum quo misimus
11- 6 Currensq. nuntiavit viro suo, dicens : Ecce
12- 1 Quid possumus dare viro isti sancto
Judith. 2- 7 Et dinumeravit viros in expeditionem
3- 8 Assumpsit sibi auxiliarios viros fort. et elect.
7- 2 Præter præparationes virorum illorum
-12 Tunc ad Oziam congregati omnes viri
8- 2 Et vir ejus fuit Manasses, qui mortuus est
- 7 Cui vir suus reliquerat divitias multas
10-13 Ita ut non cadat vir unus de exercitu ejus
-14 Et cum audissent viri illi verba ejus
11- 1 Quoniam ego nunquam nocui viro
12-11 Si fœmina irrideat virum, agendo ut imm.
13-14 Cum audissent viri vocem ejus, vocaverunt
14- 7 Accepitque unusquisque vir arma sua
15-11 Eo quod...post virum t., alterum nescieris
16-26 Ita ut non cognosceret virum om. diebus
Ex quo defunctus est Manasses vir ejus
-28 Mansit autem in domo viri sui annos centum
Defuncta est ac sepulta cum viro s. in Beth.
Esth. 1-17 Ut contemnant viros suos, et dicant
-22 Esse viros principes ac majores in domibus
2- 5 Erat vir Judæus in Susan civitate
4-11 Quod sive vir, sive mulier, non vocatus
6- 6 Quid debet fieri viro, quem rex honorare
9- 6 In Susan quingentos viros interficerent
-12 Susan interfecerunt Judæi quingentos viros
-15 Interfecti sunt in Susan trecenti viri
11- 3 Vir magnus, et inter primos aulæ regiæ
Job. 1- 1 Vir erat in terra Hus, nomine Job
Et erat vir ille simplex, et rectus, ac timens
- 3 Eratque vir ille magnus inter omnes Orient.
2- 3 Vir simplex, et rectus, ac timens Deum
3-23 Viro cujus abscondita est via
4-17 Aut factore suo purior erit vir ?
9-32 Neque e. viro qui similis mei est, respondebo
11- 2 Aut vir verbosus justificabitur ?
-12 Vir vanus in superbiam erigitur
16-22 Atque utinam sic judicaretur vir cum Deo
22-15 Quam calcaverunt viri iniqui
24-12 De civitatibus fecerunt viros gemere
31-31 Si non dixerunt viri tabernaculi mei
32- 1 Omiserunt a. tres viri isti respondere Job
-21 Non accipiam personam viri
33-16 Tunc aperit aures virorum, et erudiens eos
34- 7 Quis est vir ut est Job, qui bibit subsannat.
- 8 Et ambulat cum viris impiis
- 9 Non placebit vir Deo, etiam si cucurrerit
-10 Ideo viri cordati, audite me
-34 Viri intelligentes loquantur mihi, et vir sapiens audiat me
36-24 Ignores opus ejus de quo cecinerunt viri
37-24 Ideo timebunt eum viri, et non audebunt
38- 3 Accinge sicut vir lumbos tuos : interrogabo
40- 2 Accinge sicut vir lumbos tuos : interrogabo
41-19 Non fugabit eum vir sagittarius
Psal. 1- 1 Beatus vir, qui non abiit in concilio imp.
5- 7 Virum sanguin. et dolosum abominabitur
17-26 Et cum viro innocente innocens eris
-49 Exaltabis me : a viro iniquo eripies me
25- 9 Ne perdas... cum viris sanguinum vitam m.
31- 2 Beatus vir, cui non imputavit Do. peccatum
33- 9 Suavis est Dom. : beatus vir, qui sperat in eo
39- 5 Beatus vir, cujus est nomen Domini spes ej.
54-24 Viri sanguinum... non dimidiabunt dies s.
58- 3 Et de viris sanguinum salva me
75- 6 Et nihil invenerunt omnes viri divitiarum
79-18 Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ
83- 6 Beatus vir, cujus est auxilium abs te

Psal. 91- 7 Vir insipiens non cognoscet
104-17 Misit ante eos virum
111- 1 Beatus vir, qui timet Dominum
126- 5 Beatus vir, qui implevit desiderium suum
138-19 Viri sanguinum, declinate a me
139- 2 Ab homine malo : a viro iniquo eripe me
-12 Vir linguosus non dirigetur in terra
Virum injustum mala capient in interitu
146-10 Nec in tibiis viri beneplacitum erit ei
Prov. 6-11 Veniet tibi... et pauperies quasi vir armatus
-12 Homo apostata, vir inutilis, graditur ore
-26 Mulier autem viri pretiosam animam capit
-34 Zelus et furor viri non parcet in die vindictæ
7-19 Non est e. vir in domo sua, abiit via longiss.
10-23 Sapientia autem est viro prudentia
11-12 Indigens corde est : vir a. prudens tacebit
-17 Benefacit animæ suæ vir misericors
12- 4 Mulier diligens, corona est viro suo
- 8 Doctrina sua noscetur vir : qui autem vanus
-25 Mœror in corde viri humiliabit illum
13- 8 Redemptio animæ viri, divitiæ suæ
14- 7 Vade contra virum stultum, et nescit labia
-14 Repleb. stultus, et super eum erit vir bonus
-17 Et vir versutus odiosus est
15-18 Vir iracundus provocat rixas : qui patiens est
-21 Et vir prudens dirigit gressus suos
16-14 Et vir sapiens placabit eam
-27 Vir impius fodit malum, et in labiis ej. ignis
-29 Vir iniquus lactat amicum suum : et ducit
-32 Melior est patiens viro forti
17-27 Prudens est : et pretiosi spiritus vir eruditus
18- 4 Aqua profunda verba ex ore viri
-14 Spiritus viri sustentat imbecillitatem suam
-20 De fructu oris viri replebitur venter ejus
-24 Vir amabilis ad societ., magis amicus erit
19-11 Doctrina viri per patientiam noscitur
-21 Multæ cogitationes in corde viri
-22 Et melior est pauper, quam vir mendax
20- 5 Sicut aqua profunda, sic consil. in corde viri
- 6 Virum autem fidelem quis inveniet ?
-24 A Domino diriguntur gressus viri
21- 2 Omnis via viri recta sibi videtur
- 8 Perversa via viri, aliena est
-16 Vir, qui erraverit a via doctrinæ, in cœtu
-28 Vir obediens loquetur victoriam
-29 Vir impius procaciter obfirmat vultum s.
22-24 Neque ambules cum viro furioso
-29 Vidisti virum velocem in opere suo ?
24- 1 Ne æmuleris viros malos, nec desideres
- 5 Vir sapiens, fortis est : et vir doctus, robustus
-30 Transivi, et per vineam viri stulti
-34 Veniet tibi... mendicitas quasi vir armatus
25- 1 Quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda
-14 Vir gloriosus, et promissa non complens
-20 Vermis ligno : ita tristitia viri nocet cordi
-28 Ita vir, qui non potest in loquendo cohibere
26-16 Sapientior sibi piger videtur septem viris
-19 Ita vir, qui fraudulenter nocet amico suo
27- 8 Sic vir qui derelinquit locum suum
28- 3 Vir pauper calumnians pauperes, similis est
- 5 Viri mali non cogitant judicium
-11 Sapiens sibi videtur vir dives
-20 Vir fidelis multum laudabitur
-22 Vir, qui festinat ditari, et aliis invidet
29- 1 Viro, qui corripientem dura cervice cont.
- 3 Vir, qui amat sapientiam, lætificat patrem
- 4 Rex justus erigit terram, vir avarus destr.
- 6 Peccantem virum iniquum involvet laqueus
- 9 Vir sapiens, si cum stulto contenderit
-10 Viri sanguinum oderunt simplicem
-22 Vir iracundus provocat rixas
-27 Abominantur justi virum impium
30- 1 Visio, quam locutus est vir, cum quo est D.
- 2 Stultissimus sum virorum
-19 In medio mari, et viam viri in adolescentia
31-11 Confidit in ea cor viri sui
-23 Nobilis in portis vir ejus, quando sederit
-28 (*Surrexit*) vir ejus, et laudavit eam
Eccle. 6- 2 Vir, cui dedit Deus divitias et substantiam
7-29 Virum de mille unum reperi
9-14 Civitas parva, et pauci in ea viri
-15 Inventusque est in ea vir pauper et sapiens
12- 3 Et nutabunt viri fortissimi
Cant. 8-11 Vir affert pro fructu ejus mille argenteos
Sap. 6- 1 Melior est... et vir prudens quam fortis
Eccli. 4-10 Esto pupillis misericors ut pater, et pro viro matri illorum
8- 2 Non contendas cum viro locuplete
9-22 Viri justi sint tibi convivæ
10-26 Noli magnificare virum peccatorem divitem
-28 Vir prudens et disciplinatus non murmur.
11- 2 Non laudes virum in specie sua
-30 Quoniam in filiis suis agnoscitur vir
12- 9 In bonis viri, inimici illius in tristitia

Eccli. 12-13 Et sic qui comitatur cum viro iniquo
14- 1 Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore s.
- 3 Viro cupido et tenaci sine rat. est substantia
-22 Beatus vir, qui in sapientia morabitur
15- 8 Viri mendaces non erunt illius memores
Et viri veraces invenientur in illa
16-23 Et vir imprudens et errans, cogitat stulta
17-18 Eleemosyna viri quasi signaculum cum ipso
19-26 Ex visu cognoscitur vir, et ab occursu faciei
20- 9 Est processio in malis viro indisciplinato
-27 Potior fur quam assiduitas viri mendacis
21-23 Vir autem sapiens vix tacite ridebit
-26 Vir autem eruditus foris stabit
22- 4 Filia prudens hæreditas viro suo
- 5 Patrem et virum confundit audax
23-12 Vir multum jurans implebitur iniquitate
-32 Sic et mulier omnis relinquens virum suum
-33 Secundo in virum suum deliquit
Fornicata est, et ex alio viro filios statuit sibi
25- 2 Vir et mulier bene sibi consentientes
-25 Ingemuit vir ejus, et audiens suspiravit
-30 Mulier si primatum habeat, contr. est viro
-32 Mulier quæ non beatificat virum suum
26- 1 Mulieris bonæ beatus vir
- 2 Mulier fortis oblectat virum suum
- 3 Mulier bona... dabitur viro pro factis bonis
-16 Gratia mulieris sedulæ delectabit virum s.
-26 Vir bellator deficiens per inopiam : et vir sensatus contemptus
27- 8 Ante sermonem non laudes virum
-33 Et vir peccator continens erit illorum
28-11 Et vir peccator turbabit amicos
29-19 Vir bonus fidem facit pro proximo suo
-23 Vir repromittit de proximo suo
-25 Viros potentes gyrans migrare fecit
30-23 Et exultatio viri est longævitas
31-23 Vigilia, cholera, et tortura viro infrunito
32-22 Vir consilii non disperdet intelligentiam
33-15 Sic et contra virum justum peccator
34- 1 Vana spes et mendacium viro insensato
- 9 Vir in multis expertus, cogitabit multa
36-24 Species mulieris exhilarat faciem viri sui
-25 Non est vir illius secundum filios hominum
37-12 Cum viro irreligioso tracta de sanctitate
Cum viro livido de gratiis agendis
-15 Sed cum viro sancto assiduus esto
-18 Anima viri sancti enuntiat aliquando vera
-21 Est vir astutus multorum eruditor
-22 Vir peritus multos erudivit
-26 Vir sapiens plebem suam erudit
-27 Vir sapiens implebitur benedictionibus
-28 Vita viri in numero dierum
38- 4 Et vir prudens non abhorrebit illa
39- 2 Narrationem virorum nomin. conservabit
40-23 Et super utrosque mulier cum viro
-30 Vir respiciens in mensam alienam
-31 Vir a. disciplinatus et eruditus custodiet se
41- 2 Viro quieto, et cujus viæ directæ s. in omn.
-11 Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis legem
-27 Ne respicias mulierem alieni viri
42- 9 Ne forte... cum viro commorata odibilis fiat
-10 Ne forte cum viro commorata transgrediat.
-13 Procedit tinea, et a muliere iniquitas viri
-14 Melior est enim iniquitas viri, quam mulier
44- 1 Laudemus viros gloriosos et parentes nost.
-10 Sed illi viri misericordiæ sunt
45-12 Viri sapientis, judicio et veritate præditi
46-15 Ad filios illor., sanctorum virorum gloria
Isai. 2- 9 Et incurvavit se homo, et humiliatus est vir
-11 Et incurvabitur altitudo virorum
-17 Et humiliabitur altitudo virorum
3- 2 Fortem, et virum bellatorem, judicem
- 5 Et irruet populus, vir ad virum
- 6 Apprehendet e. vir fratrem s. domesticum
-25 Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent
4- 1 Apprehendent septem mulier. virum unum
5- 3 Viri Juda, judicate inter me et vineam m.
- 7 Et vir Juda, germen ejus delectabile
-15 Et incurvabitur homo, et humiliabitur vir
-22 Et viri fortes ad miscendam ebrietatem
6- 5 Quia tacui, quia vir pollutus labiis ego sum
9-19 Vir fratri suo non parcet
13-12 Pretiosior erit vir auro, et homo mundo obr.
14-16 Numquid iste est vir, qui conturbavit terr.
-18 Univ. dormierunt in gloria, vir in domo sua
19- 2 Et pugnabit vir contra fratrem suum, et vir contra amicum suum
21- 9 Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum
28-14 Audite verbum Domini, viri illusores
31- 7 In die enim illa abjiciet vir idola argenti sui
- 8 Et cadet Assur in gladio non viri
32- 2 Et erit vir sicut qui absconditur a vento
36-12 Et non potius ad viros, qui sedent in muro
39- 3 Quid dixerunt viri isti, et unde venerunt
41-11 Et peribunt viri, qui contradicunt tibi

Isai. 41-12 Quæres eos, et non invenies, viros rebelles
42-13 Egredietur, sicut vir præliator suscitabit zel.
44-13 Fecit imaginem viri quasi speciosum hom.
45-14 Et Sabaïm viri sublimes ad te transibunt
46-11 Et de terra longinqua virum voluntatis meæ
50- 2 Veni, et non erat vir : vocavi, et non erat
52-14 Sic inglorius erit inter viros aspectus ejus
53- 3 Despectum, et novissimum virorum, virum
dolorum, et scientem infirmitatem
54- 1 Filii desertæ, magis quam ejus quæ habet
virum
55- 7 Derelinquat... vir iniquus cogitationes suas
56- 2 Beatus vir, qui facit hoc, et filius hominis
57- 1 Et viri misericordiæ colliguntur
59-16 Et vidit quia non est vir : et aporiatus est
63- 3 Et de gentibus non est vir mecum
66- 3 Qui immolat bov. quasi qui interficiat virum
-24 Egredientur, et videbunt cadavera virorum
Jerem. 2- 6 Per terram, in qua non ambulavit vir
3- 1 Vulgo dicit. : Si dimiserit vir uxorem suam,
et recedens ab eo, duxerit virum alterum
-14 Quia ego vir vester : et assumam vos
4- 3 Hæc enim dicit Dominus viro Juda et Jerus.
- 4 Auferte præputia cordium vestr., viri Juda
5- 1 An inveniatis virum facientem judicium
-26 Ponentes et pedicas ad capiendos viros
6-11 Vir enim cum muliere capietur
-23 Ascendent, præparati quasi vir ad prælium
7- 5 Si feceritis judicium inter virum et proxim.
-20 Et indignatio mea conflatur... super viros
9- 5 Et vir fratrem suum deridebit
-10 Incensa sunt, eo quod non sit vir pertrans.
-12 Quis est vir sapiens, qui intelligat hoc
10-23 Nec viri est ut ambulet, et dirigat gressus
11- 2 Et loquimini ad viros Juda et habitatores
- 3 Maledict. vir, qui non audierit verba pacti
- 9 Inventa est conjuratio in viris Juda
-21 Propterea hæc dicit Do. ad viros Anathoth
-23 Inducam e. malum super viros Anathoth
12-15 Et reducam eos, virum ad hæreditatem
suam, et virum in terram suam
13-11 Sicut e. adhæret lumbare ad lumbos viri
-14 Dispergam eos, virum a fratre suo
14- 9 Quare futurus es velut vir vagus, ut fortis
15-10 Væ mihi, mater mea! quare genuisti me,
virum rixæ, virum discord. in univ. terra
17- 7 Benedictus vir, qui confidit in Domino
-25 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
18-11 Dic viro Juda, et habitatoribus Jerusalem
-21 Et viri earum interficiantur morte
19-10 Et conteres lagunculam in oculis virorum
20-10 Ab omnibus viris, qui erant pacifici mei
-15 Maledictus vir, qui annuntiavit patri meo
22- 7 Sanctificabo super te, interficientem virum
-28 Numquid vas fictile... vir iste Jechonias ?
-30 Scribe virum istum sterilem, virum
Nec enim erit de semine ejus vir, qui sedeat
23- 9 Factus sum quasi vir ebrius
-24 Si occultabitur vir in absconditis
-34 Visitabo sup. virum illum et super domum
26-11 Dicentes : Judicium mortis est viro huic
-16 Non est viro huic judicium mortis
-17 Surrexerunt ergo viri de senioribus terræ
-20 Fuit quoque vir prophetans in nomine Do.
-22 Et misit rex Joakim viros in Ægyptum
29- 6 Et filias vestras date viris, et pariant filios
-26 Ut sis dux... super omn. virum arreptitium
-32 Non erit ei vir sedens in medio populi hujus
30- 6 Vidi omnis viri manum super lumbum suum
31-22 FOEMINA CIRCUMDABIT VIRUM
-34 Et non docebit ultra vir proximum suum, et
vir fratrem suum
32-32 Viri Juda, et habitatores Jerusalem
33-17 Non interibit de David vir, qui sedeat
-18 Et de Levitis non interibit vir a facie mea
34-18 Dabo viros, qui prævaricantur fœdus meum
35-13 Dic viris Juda, et habitatoribus Jerusalem
-19 Non deficiet vir de stirpe Jonadab filii Rec.
36-31 Adducam... super viros Juda omne malum
38- 4 Dissolvit manus virorum bellantium
- 7 Audivit a. Abdem. Æthiops vir eunuchus
- 9 Domine mi rex, male fecerunt viri isti omn.
-10 Dicens : Tolle tecum hinc triginta viros
-11 Assumptis ergo Abdemelech secum viris
-16 Et si tradidero te in manus virorum istor.
-22 Prævaluerunt adversum te viri pacifici tui
39- 4 Rex Juda, et omnes viri bellatores, fuger.
-17 Et non traderis in manus virorum
40- 7 Et quod commendasset ei viros et mulieres
- 8 Jezonias filius Maachathi, ipsi et viri eorum
41- 1 Et optimates regis, et decem viri cum eo
- 2 Ismahel... et decem viri, qui cum eo erant
- 3 Et viros bellatores percussit Ismahel
- 5 Venerunt viri de Sichem, et de Silo, et de
Samaria octoginta viri, rasi barba

Jerem. 41- 7 Interfecit eos.. ipse, et viri qui erant cum eo
- 8 Decem autem viri reperti sunt inter eos
- 9 Omnia cadavera virorum, quos percussit
-12 Et assumptis universis viris, profecti sunt
-15 Fugit cum octo viris a facie Johanan
-16 Tulit... fortes viros ad prælium, et mulieres
42-17 Omnesque viri, qui posuerunt faciem suam
43- 2 Omnes viri superbi, dicentes ad Jeremiam
- 6 Viros, et mulieres, et parvulos, et filias reg.
- 9 Cernentibus viris Judæis
44- 7 Ut intereat ex vobis vir, et mulier, parvulus
-15 Responderunt autem Jeremiæ omnes viri
-19 Numquid sine viris nostris fecimus ei plac.
-20 Adversum viros, et adversum mulieres
-26 Quia nequaquam ultra vocabitur nomen
meum ex ore omnis viri Judæi
-27 Et consumentur omnes viri Juda
-28 Revertentur... in terram Juda viri pauci
46-16 Ceciditque vir ad proximum suum
48-14 Fortes sumus, et viri robusti ad præliandum
-31 Clamabo, ad viros muri fictilis lamentantes
-36 Cor meum ad viros muri fictilis dabit sonit.
49-18 Ait Dominus : Non habitabit ibi vir
-26 Et omnes viri prælii conticescent in die illa
-33 Non manebit ibi vir, nec incolet eam filius
50- 9 Sagitta ejus quasi viri fortis interfectoris
-30 Et omnes viri bellatores ejus conticescent
-40 Ait Dominus : Non habitabit ibi vir
-42 Ascendent, sicut vir paratus ad prælium
51-22 Et collidam in te virum et mulierem
-32 Et viri bellatores conturbati sunt
52- 7 Et omnes viri bellatores ejus fugerunt
-25 Qui erat præpositus super viros bellatores
Sept. viros de his, qui videbant faciem regis
Et sexaginta viros de populo terræ
Thren. 3- 1 Ego vir videns paupertatem meam
-27 Bonum est viro, cum portaverit jugum
-35 Ut declinaret judicium viri in conspectu
-39 Quid murmuravit... vir pro peccatis suis ?
Ezech. 7-13 Vir in iniquitate vitæ suæ non confortabitur
8-11 Septuaginta viri de senioribus domus Israël
-16 Quasi viginti quinque viri, dorsa habentes
9- 2 Sex viri veniebant de via portæ Superioris
Vir quoque unus in medio eorum vestitus
- 3 Et vocavit virum, qui indutus erat lineis
- 4 Signa Thau super frontes virorum gement.
- 6 Cœperunt ergo a viris senioribus
-11 Et ecce vir, qui erat indutus lineis
10- 2 Et dixit ad virum, qui indutus erat lineis
- 3 Stab. a dextris domus cum ingrederetur vir
- 6 Cumque præcepisset viro, qui indutus erat
11- 1 Ecce in introitu portæ viginti quinque viri
- 2 Hi sunt viri, qui cogitant iniquitatem
-15 Fratres tui, fratres tui, viri propinqui tui
12-16 Et relinquam ex eis viros paucos, a gladio
14- 1 Et venerunt ad me viri seniorum Israël
- 3 Viri isti posuerunt immunditias suas
-14 Et si fuerint tres viri isti in medio ejus
-16 Tres viri isti si fuerint in ea, vivo ego, dicit
-18 Et tres viri isti fuerint in medio ej., vivo ego
16-32 Quæ super virum suum inducit alienos
-45 Quæ projecit virum suum et filios suos
Quæ projecerunt viros suos et filios suos
18- 5 Et vir si fuerit justus, et fecerit judicium
- 8 Judicium verum fecerit int. virum et virum
-16 Et virum non contristaverit
20- 1 Venerunt viri de senioribus Israël
22- 9 Viri detractores fuerunt in te ad effundend.
-30 Quæsivi de eis virum, qui interponeret sep.
23-14 Cumque vidisset viros depictos in pariete
-40 Miserunt ad viros venientes de longe
-42 In viris, qui de multitudine hominum add.
-45 Viri ergo justi sunt : hi judicabunt eas
27-10 Libyes erant in exercitu tuo viri bellatores
-27 Viri quoque bellatores tui, qui erant in te
33- 2 Et tulerit populus terræ virum unum
-30 Vir ad proximum suum loquentes : Venite
39-14 Et viros jugiter constituent lustrantes terr.
-20 Saturabimini... de univ. viris bellatoribus
40- 3 Ecce vir, cujus erat species quasi species
- 4 Et locutus est ad me idem vir : Fili hominis
- 5 In manu viri calamus mensuræ sex cubitor.
43- 6 Et vir qui stabat juxta me
44- 2 Non aperietur, et vir non transibit per eam
-25 Sororem, quæ alterum virum non habuerit
47- 3 Cum egrederetur vir ad Orientem
Dan. 3- 8 Accedentes viri Chaldæi accusaver. Judæos
-12 Sunt ergo viri Judæi, quos constituisti super
Viri isti contempserunt, rex, decretum t.
-20 Et viris fortissimis de exercitu suo jussit
-21 Et confestim viri illi vincti cum braccis suis
-22 Porro viros illos... interfecit flamma ignis
-23 Viri autem hi tres, id est, Sidrach, Misach
-91 Nonne tres viros misimus in medium ignis
-92 Et ait : Ecce ego video quatuor viros solutos

Dan. 3-94 Potentes regis contemplabantur viros illos
5-11 Est vir in regno tuo, qui spiritum deorum
6- 5 Dixerunt ergo viri illi : Non inveniemus
-11 Viri ergo illi curiosius inquirentes, invener.
-15 Viri a. illi intelligentes regem, dixerunt ei
-24 Adducti sunt viri illi, qui accusaverunt Dan.
8-15 Stetit in conspectu meo quasi species viri
-16 Et audivi vocem viri inter Ulai : et clamavit
9- 7 Confusio faciei, sicut est hodie viro Juda
-21 Ecce vir Gabriel, quem videram in visione
-23 Ut indicarem tibi, quia vir desideriorum es
10- 5 Et vidi : Et ecce vir unus vestitus lineis
- 7 Porro viri, qui erant mecum, non viderunt
-11 Daniel, vir desideriorum, intellige verba
-19 Et dixit : Noli timere, vir desideriorum
12- 6 Dixi viro, qui erat indutus lineis, qui stabat
- 7 Et audivi virum, qui indutus erat lineis
13- 1 Et erat vir habitans in Babylone... Joakim
- 7 Susanna, et deambulabat in pomario viri s.
-28 Cumque venisset populus ad Joakim virum
14-19 Video vestigia virorum et mulierum
Osee. 2- 2 Ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus
- 7 Vadam, et revertar ad virum m. priorem
-10 Et vir non eruet eam de manu mea
-16 Vocabit me : Vir meus : et non vocabit me
3- 3 Non fornicaberis, et non eris viro
4- 4 Unusquisq. non judicet : et non arguatur vir
6- 9 Et quasi fauces virorum latronum
9- 7 Scitote, Isr., stultum proph., insan. virum
Joel. 1- 8 Plange quasi virgo... super virum pubert.
2- 7 Quasi viri bellatores ascendent murum
Viri in viis suis gradientur, et non declinab.
3- 9 Accedant, ascendant omnes viri bellatores
Amos. 5-19 Quomodo si fugiat vir a facie leonis
6- 9 Quod si reliqui fuerint decem viri in domo
Abdiæ. - 7 Omnes viri fœderis tui illuserunt tibi
Invaluerunt adversum te viri pacis tuæ
- 9 Ut intereat vir de monte Esaü
Jonæ. 1- 5 Et clamaverunt viri ad deum suum
- 7 Et dixit vir ad collegam suum : Venite
-10 Et timuerunt viri timore magno, et dixerunt
Cognoverunt enim viri quod a facie Domini
fugeret
-13 Remigabant viri ut reverterentur ad aridam
-14 Domine, ne pereamus in anima viri istius
-16 Et timuerunt viri timore magno Dominum
3- 5 Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum
- 8 Convertatur vir a via sua mala et ab iniq.
Mich. 2- 2 Et calumniabantur virum, et domum ejus :
virum, et hæreditatem ejus
-11 Utinam non essem vir habens spiritum
4- 4 Et sedebit vir subtus vitem suam
5- 7 Stillæ super herb., quæ non expectat virum
7- 2 Vir fratrem suum ad mortem venatur
Nahum. 2- 3 Viri exercitus in coccineis
Habac. 2- 5 Sic erit vir superbus, et non decorabitur
Soph. 1-12 Visitabo super viros defixos in fæcibus suis
2-11 Et adorabunt eum viri de loco suo
3- 4 Prophetæ ejus vesani, viri infideles
- 6 Non remanente viro, neque ullo habitatore
Aggæi. 2-23 Et ascensores eorum : vir in gladio fratris sui
Zach. 1- 8 Et ecce vir ascendens super equum rufum
-10 Et respondit vir, qui stabat inter myrteta
-21 Quæ ventilaverunt Judam per singulos viros
2- 1 Et ecce vir, et in manu ejus funiculus
3- 8 Quia viri portendentes sunt
-10 Vocabit vir amicum suum subter vitem
4- 1 Quasi virum, qui suscitatur de somno suo
6-12 Dicens : ECCE VIR ORIENS NOMEN EJUS
7- 2 Et Rogommelech, et viri, qui erant cum eo
-10 Et malum vir fratri s. non cogitet in corde s.
8- 4 Viri baculus in manu ejus præ multitudine
-23 Apprehendent fimbr. viri Judæi, dicentes
13- 7 Suscitare... super virum cohærentem mihi
14-13 Et apprehendet vir manum proximi sui
Malac. 2-12 Disperdet Dominus virum, qui fecerit hoc
3-17 Et parcam eis, sicut parcit vir filio suo
1 Mac. 1-36 Posuerunt illic gentem peccat., viros iniquos
2-18 Viri Juda, et qui remanserunt in Jerusalem
-25 Sed et virum, quem rex Antiochus miserat
-31 Et renuntiatum est viris regis et exercitui
Quoniam discessissent viri quidam
-40 Et dixit vir proximo suo : Si omn. fecerimus
-44 Percusserunt.. viros iniquos in indignatione
-62 Et a verbis viri peccatoris ne timueritis
-65 Simon frater vester, scio quod vir consilii est
3-24 Et ceciderunt ex eis octingenti viri
-38 Et elegit... viros potentes ex amicis regis
-39 Misit cum eis quadraginta millia virorum
4- 1 Assumpsit Gorgias quinque millia virorum
- 6 Cum tribus millibus virorum tantum
- 8 Ait Judas viris, qui secum erant : Ne tim.
-15 Ceciderunt ex illis usque ad tria millia viro-
rum
-28 Congregavit Lysias virorum elector. sexag.

1 Mac. 4-29 Occurrit illis Judas cum decem millib. viris
-34 Et ceciderunt... quinque millia virorum
-41 Tunc ordinavit Judas viros, ut pugnarent
5-13 Et peremerunt illic fere mille viros
-17 Elige tibi viros, et vade, et libera fratres t.
-20 Et partiti sunt Simoni viri tria millia, ut iret
-22 Cecid. de gentibus fere tria millia virorum
-34 Et ceciderunt... fere octo millia virorum
-50 Applicuerunt se viri virtutis : et oppugnavit
-59 Et viri ejus obviam illis in pugnam
-60 Ceciderunt... de populo Is. ad duo millia viri
-62 Ipsi a. non erant de semine virorum illorum
-63 Viri Juda magnificati sunt valde in consp.
6-35 Et astiterunt singulis elephantis mille viri
-37 Et super singulas viri virtutis triginta duo
-42 Et ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri
-54 Et remanserunt in sanctis viri pauci
7- 1 Et ascendit cum paucis viris in civitatem
- 5 Venerunt ad eum viri iniqui et impii ex Isr.
- 7 Nunc ergo mitte virum, cui credis, ut eat
-16 Et comprehendit ex eis sexaginta viros
-24 Et fecit vindictam in viros desertores
-28 Veniam cum viris paucis, ut videam facies
-32 De Nican. exercitu fere quinque millia viri
-40 Applicuit in Adarsa cum tribus millib. viris
9- 4 Et abierunt in Beream viginti millia virorum
- 5 Et Judas... et tria millia viri electi cum eo
- 6 Non remanserunt ex eis nisi octingenti viri
-25 Et elegit Bacchides viros impios
-29 Judas defunctus est, vir similis ei non est
-49 Ceciderunt de parte Bacch. die illa mille viri
-61 Et apprehendit de viris regionis, qui principes erant militiæ, quinquaginta viros
-69 Et iratus contra viros iniquos
10-16 Numquid inveniemus aliquem virum talem
-19 Audivimus de te, quod vir potens sis viribus
-32 Ut constituat in ea viros quosc. ipse elegerit
-36 In exercitu regis ad triginta millia virorum
-61 Convenerunt adversus eum viri pestilentes
Viri iniqui interpellantes adversus eum
-74 Et elegit decem millia virorum, et exiit
-85 Et fuerunt... fere octo millia virorum
11-21 Abierunt.. viri iniqui ad regem Demetrium
-43 Recte feceris, si miseris in auxil. mihi viros
-44 Et misit ei Jonathas tria millia virorum fort.
-45 De civitate, centum viginti millia virorum
-74 De alienigenis in die illa tria millia virorum
12- 1 Elegit viros, et misit eos Romam statuere
- 8 Et suscepit Onias virum, qui missus fuerat
-41 Cum quadraginta millibus virorum elector.
-45 Elige autem tibi viros paucos, qui tecum sint
-47 Reliquit autem secum tria millia virorum
13-10 Et congregans omnes viros bellatores
-34 Elegit Simon viros, et misit ad Demetrium
-48 Collocavit in ea viros, qui legem facerent
-54 Et vidit Simon... quod fortis prælii vir esset
14-23 Et placuit populo excipere viros gloriose
-32 Armavit viros virtutis gentis suæ
-33 Posuit illic præsidium viros Judæos
-37 Collocavit in ea viros Judæos ad tutament.
15-13 Cum cent. viginti millibus virorum bellig.
-26 Et misit ad eum Simon duo millia virorum
16- 4 Et elegit de regione viginti millia virorum
- 6 Viderunt eum viri, et transierunt post eum
-10 Et ceciderunt ex illis duo millia virorum
-15 Et abscondit illic viros
-22 Comprehendit viros, qui venerant perdere
2 Mac. 3-11 Quædam vero esse... viri valde eminentis
-17 Circumfusa e. erat mœstitia quædam viro
-32 Obtulit pro salute viri hostiam salutarem
4-19 Misit Jason... ab Jerosolymis viros peccat.
-35 Moleste ferebant de nece tanti viri injusta
-44 Detulerunt missi tres viri a senioribus
5- 5 Assumptis Jason non minus mille viris
6-18 Vir ætate provectus, et vultu decorus
-21 Commoti, propter antiquam viri amicitiam
-22 Et propter veterem viri amicitiam
8- 1 Eduxerunt ad se sex millia virorum
- 8 Videns.. paulatim virum ad profect. venire
- 9 Adjuncto ei et Gorgia viro militari
-32 Philarchen.. interfecerunt virum scelestum
10-29 Viri quinque in equis, frenis aureis decori
12- 5 Præcepit viris, qui erant cum ipso
-10 Arabes quinq. millia viri, et equites quing.
-19 Peremerunt... in præsidio, dec. millia viros
-23 Et prostravit ex eis triginta millia virorum
-35 Dositheus... vir fortis Gorgiam tenebat
13-15 In castris interfecit viros quatuor millia
14-24 Et erat viro inclinatus
-28 Et graviter ferebat, si ea, quæ convenerant, irrita faceret, nihil læsus a viro
-31 Cum ille cognovit fort. se a viro præventum
Hostias offerentibus, jussit sibi tradi virum
-37 Razias... vir amator civit., et bene audiens
15-12 Virum bonum et benignum, verecund. visu
2 Mac. 15-13 Et alium virum, ætate et gloria mirabilem
Matth. 1-16 Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ
-19 Joseph autem vir ejus, cum esset justus
7-24 Assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit
-26 Similis erit viro stulto, qui ædificavit dom.
12-41 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum gener.
14-21 Fuit numerus, quinque millia virorum
-35 Et cum cognovissent eum viri loci illius
Marc. 6-20 Sciens eum virum justum et sanctum
-44 Qui manducaverunt quinq. millia virorum
10- 2 Si licet viro uxorem dimittere
-12 Si uxor dimiserit virum s., et alii nupserit
Luc. 1-27 Ad virgin. desponsatam viro, cui nomen erat
-34 Quoniam virum non cognosco
2-36 Vixerat cum viro s. annis septem a virgin.
5-12 Et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum
-18 Et ecce viri portantes in lecto hominem
7-20 Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt
8-27 Occurrit illi vir quidam, qui habebat dæm.
-38 Rogabat illum vir, a quo dæmonia exierant
-41 Et ecce venit vir, cui nomen Jairus
9-14 Erant autem fere viri quinque millia
-30 Et ecce duo viri loquebantur cum illo
-32 Viderunt..et duos viros, qui stabant cum illo
-38 Et ecce vir de turba exclamavit, dicens
11-31 Surget in judicio cum viris generationis huj.
-32 Viri Ninivitæ surgent in judic. cum generat.
14-24 Quod nemo virorum illor...gustabit cœnam
16-18 Et qui dimissam a viro ducit, mœchatur
17-12 Occurrerunt ei decem viri leprosi
19- 2 Ecce vir nomine Zachæus : et hic princeps
22-63 Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei
23-50 Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus
24- 4 Duo viri steter. secus illas in veste fulgenti
-19 Qui fuit vir proph. potens in opere et serm.
Joan. 1-13 Neq. ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt
-30 Post me venit vir, qui ante me factus est
4-16 Dicit ei Jesus : Vade, voca virum tuum
-17 Et dixit : Non habeo virum. Dicit ei Jesus : Bene dixisti, quia non habeo virum
-18 Quinque enim viros habuisti ; et nunc, quem habes, non est tuus vir
6-10 Discubuer. ergo viri, numero quasi quinque
Act. 1-10 Duo viri astiterunt juxta illos in vestib. albis
-11 Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum
-16 Viri fratres, oportet impleri Scripturam
-21 Oportet ergo ex his viris, qui nobiscum sunt
2- 5 Viri religiosi ex omni natione quæ sub cœlo
-14 Viri Judæi, et qui habitatis Jerusalem univ.
-22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc : Jesum Nazarenum, virum approbatum a Deo
-29 Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos
-37 Quid faciemus, viri fratres ?
3- 2 Quid. vir, qui erat claudus ex utero matris
-12 Viri Israelitæ, quid miramini in hoc ?
-14 Et petistis virum homicidam donari vobis
4- 4 Factus est numerus virorum quinque millia
5- 1 Vir a. quidam nomine Ananias... vendidit
- 9 Qui sepelierunt virum tuum, ad ostium
-10 Et extulerunt, et sepelierunt ad virum suum
-14 Credentium in Domino multitudo virorum
-25 Quia ecce viri, quos posuistis in carcerem
-35 Viri Israëlitæ, attendite vobis super homin.
-36 Cui consensit numerus virorum circiter
6- 3 Considerate... viros ex vobis boni testimonii
- 5 Et elegerunt Stephanum, virum plenum fide
-11 Tunc summiserunt viros, qui dicerent
7- 2 Qui ait : Viri fratres, et patres, audite
-26 Viri, fratres estis, ut quid nocetis alterutrum
8- 2 Curaverunt a. Stephanum viri timorati
- 3 Trahens viros ac mulier., tradebat in custod.
- 9 Vir autem quidam nomine Simon
-12 In nomine Jesu Christi baptizabantur viri
-27 Et ecce vir Æthiops, eunuchus potens
9- 2 Ut si quos invenisset hujus viæ viros
- 7 Viri a. illi, qui comitabantur cum eo, stab.
-12 Vidit virum Ananiam nomine, introeuntem
-13 Domine, audivi a multis de viro hoc
-38 Miserunt duos viros ad eum, rogantes
10- 1 Vir a. quidam erat in Cæsarea, nomine Corn.
- 5 Et nunc mitte viros in Joppen, et accersi
-17 Ecce viri, qui missi erant a Cornelio
-19 Dixit Spiritus ei : Ecce viri tres quærunt te
-21 Descendens autem Petrus ad viros, dixit
-22 Qui dixerunt : Cornelius centurio, vir justus
-28 Vos scitis quom. abominatum sit viro Judæo
-30 Et ecce vir stetit ante me in veste candida
11- 3 Quare introisti ad viros præputium habentes
-11 Ecce viri tres confestim astiterunt in domo
-12 Et ingressi sumus in domum viri
-20 Erant a. quid. ex eis viri Cyprii, et Cyrenæi
-24 Quia erat vir bonus, et plenus Spiritu sancto
13- 6 Invener. quemd. virum magum pseudopr.
- 7 Cum proconsule Sergio Paulo viro prudente
Act. 13-15 Dicentes : Viri fratr., si quis est in vob. sermo
-16 Viri Israelitæ, et qui timetis Deum, audite
-21 Virum de tribu Benjamin, annis quadraginta
-22 Inveni David... virum secundum cor meum
-26 Viri fratres, filii generis Abraham
-38 Notum igitur sit vobis, viri fratres
14- 7 Quid. vir Lystris infirmus pedibus sedebat
-14 Et dicentes : Viri, quid hæc facitis ?
15- 7 Petrus dixit ad eos : Viri fratres, vos scitis
-13 Resp. Jacobus, dicens : Viri fratr., audite me
-22 Tunc placuit Apostolis.. eligere viros ex eis
Et Silam, viros primos in fratribus
-25 Placuit nobis collectis in unum, eligere viros
16- 9 Vir Macedo quidam erat stans, et deprec.
17- 5 Assumentesq. de vulgo viros quosdam malos
-12 Crediderunt ex eis... et viri non pauci
-22 In medio Areopagi, ait : Viri Athenienses
-31 In viro, in quo statuit, fidem præbens omn.
-34 Quidam vero viri adhærentes ei, credider.
18-14 O viri Judæi, recte vos sustinerem
-24 Apollo... vir eloquens, devenit Ephesum
19- 7 Erant autem omnes viri fere duodecim
-25 Viri, scitis quia de hoc artificio est nobis
-35 Dixit : Viri Ephesii, quis enim est hominum
20-30 Ex vobis...exurgent viri loquentes perversa
21-11 Virum, cujus est zona hæc, sic alligabunt
-23 Sunt nobis viri quatuor, votum habentes
-26 Tunc Paulus, assumptis viris, postera die
-28 Viri Israëlitæ, adjuvate : hic est homo
-38 Eduxisti... quatuor millia virorum sicarior.
22- 1 Viri fratres, et patres, audite
- 3 Dicit : Ego sum vir Judæus, natus in Tarso
- 4 Alligans et tradens in custodias viros ac mul.
-12 Vir secundum legem testimonium habens
23- 1 Viri fratr., ego o. conscientia bona convers.
- 6 Viri fratres, ego Pharis. sum, filius Pharis.
-13 Erant autem plus quam quadraginta viri
-21 Insidiantur enim ei ex eis viri
-27 Virum hunc comprehensum a Jud... eripui
25- 5 Si quod est in viro crimen, accusent eum
-14 Dicens : Vir quidam est derelictus a Felice
-17 Sedens pro tribunali, jussi adduci virum
-23 Cum tribunis et viris principalibus civitatis
-24 Et omnes, qui simul adestis nobiscum viri
27-10 Dicens eis : Viri, video quon. cum injuria
-21 Dixit : Oportebat quidem, o viri, audito me
-25 Propter quod bono animo estote viri
28-17 Viri fratres, nihil adversus plebem faciens
Rom. 4- 8 Beatus vir, cui non imputavit Dom. peccat
7- 2 Nam quæ sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi : si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri
- 3 Vivente viro, vocabitur adultera si fuerit cum alio viro : si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri
Ut non sit adultera si fuerit cum alio viro
11- 4 Reliqui mihi septem millia virorum
1 Cor. 7- 2 Et unaquæque suum virum habeat
- 3 Uxori vir debitum reddat : similiter autem et uxor viro
- 4 Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir
Et vir sui corporis potestatem non habet
-10 Præcipio... uxorem a viro non discedere
-11 Manere innuptam, aut viro suo reconciliari
Et vir uxorem non dimittat
-13 Si qua mulier fidelis habet virum infidelem
Consentit habitare cum illa, non dimittat virum
-14 Sanctificatus est e. vir infidelis per mulierem
Sanctificata est mulier infidelis per virum
-16 Unde e. scis mulier, si virum salvum facies?
Aut unde scis, vir, si mulierem salvam facies
-34 Cogitat quæ sunt mundi, quom. placeat viro
-39 Alligata est legi, quanto temp. vir ejus vivit
Quod si dormierit vir ejus, liberata est
11- 2 Volo autem vos scire, quod omnis viri caput Christus est : caput a. mulieris, vir
- 4 Omnis vir orans aut prophet. velato capite
- 7 Vir quidem non debet velare caput suum
Gloria Dei est, mulier autem gloria viri est
- 8 Non e. vir ex muliere est, sed mulier ex viro
- 9 Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum
-11 Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro, in Domino
-12 Sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem
-14 Vir quidem si comam nutriat, ignominia est
13-11 Factus sum vir, evacuavi quæ erant parvuli
14-35 Volunt discere, domi viros suos interrogent
2 Cor. 11- 2 Despondi e. vos uni viro virginem castam
Galat. 4-27 Magis quam ejus quæ habet virum
Ephes. 4-13 Donec occurramus,.. in virum perfectum
5-22 Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Dom.
-23 Quoniam vir caput est mulieris

Ephes. 5-24 Ita et mulieres viris suis in omnibus
-25 Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus
-28 Ita et viri debent diligere uxores suas
-33 Uxor autem timeat virum suum
Colos. 3-18 Mulieres, subditæ estote viris, sicut oportet
-19 Viri diligite uxores vestras
1 Tim. 2- 8 Volo ergo viros orare in omni loco
-12 Non permitto, neque dominari in virum
3- 2 Unius uxoris virum, sobrium, prudentem
-12 Diaconi sint unius uxoris viri
5- 9 Vidua eligatur... quæ fuerit unius viri uxor
Tit. 1- 6 Si quis sine crimine est, unius uxoris vir
2- 4 Ut viros suos ament, filios suos diligant
- 5 Curam habentes, benignas, subditas viris s.
Jacob. 1- 8 Vir duplex animo, inconstans est in omnib.
-12 Beatus vir, qui suffert tentationem
-20 Ira enim viri justitiam Dei non operatur
-23 Hic comparabitur viro consideranti vultum
2- 2 Vir aureum annul. habens in veste candida
3- 2 In verbo non offendit : hic perfectus est vir
1 Petr. 3- 1 Similiter et mulieres subditæ sint viris suis
- 5 In Deo, ornabant se, subjectæ propriis viris
- 7 Viri similiter cohabitantes secundum scient.
Apoc. 21- 2 Paratam, sicut sponsam ornatam viro suo

VIRAGO.

In Hebræo est Vira, *vel* Virissa. *Viras olim Latini mulieres vocabant, ut tradit Festus.*

Gen. 2-23 Hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est

VIRATUS, A.

Eccli. 28-19 Lingua tertia mulieres viratas ejecit

VIRECTA.

Gen. 41-18 Quæ in pastu paludis virecta carpebant

VIREO.

Gen. 1-11 Et ait : Germinet terra herbam virentem
-12 Et protulit terra herbam virentem
8-11 Portans ramum olivæ virentibus foliis in ore
9- 3 Quasi olera virentia tradidi vobis omnia
19-25 Et subvertit... cuncta terræ virentia
41- 3 Pasceb. in ipsa om. ripa, in locis virentibus
Exod. 9-31 Læsum est, eo quod hordeum esset virens
10-15 Nihilq. omnino virens relictum est in lignis
Levit. 2-14 De spicis adhuc virentibus, torrebis igni
Deut. 29-23 Non seratur, nec virens quippiam germinet
4 Reg. 19-26 Velut fœnum agri, et virens herba tector.
Job. 8-11 Numquid virere potest scirpus absque humore?
38-27 Et produceret herbas virentes
39- 8 Et virentia quæque perquirit
Prov. 11-28 Justi a. quasi virens folium germinabunt
27-25 Et apparuerunt herbæ virentes
Ezech. 31-10 Et dedit summitatem suam virentem
34-14 Ibi requiescent in herbis virentibus
Osee. 14- 9 Et dirigam eum ego ut abietem virentem

VIRESCO.

Job. 14- 7 Si præcisum fuerit, rursum virescit

VIRGA.

Gen. 30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides
-38 Ad bibendum, ante oculos haberent virgas
-39 In ipso calore coitus oves intuerentur virgas
-40 Posuit virgas in canalibus ante oculos ariet.
-41 Ponebat Jacob virgas in canalibus aquar.
Exod. 4- 2 Quod tenes in manu tua? Respondit : Virga
- 4 Extendit, et tenuit, versaque est in virgam
-17 Virgam quoque hanc sume in manu tua
-20 Portans virgam Dei in manu sua
7- 9 Dices ad Aaron : Tolle virgam t., et projice
-10 Tulitq. Aaron virgam coram Pharaone
-12 Projeceruntque singuli virgas suas
Sed devoravit virga Aaron virgas eorum
-15 Virgam, q. conversa est in draconem, tolles
-17 Ecce percutiam virga, quæ in manu m. est
-19 Tolle virgam tuam, et extende manum tuam
-20 Et elevans virgam percussit aquam fluminis
8-16 Extende virgam tuam, et percute pulverem
-17 Et extendit Aaron manum, virgam tenens
9-23 Extenditque Moyses virgam in cœlum
10-13 Extendit Moyses virgam sup. terram Ægypti
14-16 Tu a. eleva virgam tuam, et extende man.
17- 5 Et virgam, qua percussisti fluvium, tolle
- 9 Habens virgam Dei in manu mea
21-20 Qui percusserit servum s. vel ancillam virga
Levit. 27-32 Et capræ, quæ sub pastoris virga transeunt
Num. 17- 2 Accipe ab eis virgas singul. per cognationes
A cunctis princ. tribuum, virgas duodecim
Uniuscujusque nomen superscribes virgæ s.
- 3 Una virga cunctas seors. familias continebit
- 5 Quem ex his elegero, germinabit virga ejus
- 6 Et dederunt ei omnes principes virgas
Num. 17- 6 Fueruntq. virgæ duod., absque virga Aaron
- 8 Regressus invenit germinasse virgam Aaron
- 9 Protulit ergo Moyses omnes virgas
Videruntq. et receperunt singuli virgas s.
-10 Refer virgam Aaron in tabernacul. testim.
20- 8 Tolle virgam, et congrega populum
- 9 Tulit igitur Moyses virgam
-11 Percutiens virga bis silicem, egressæ sunt
24-17 STELLA ex Jacob, et consurget virga de Isr.
Judic. 6-21 Extendit Angelus Dom. summitatem virgæ
Ruth. 2-17 Et quæ collegerat virga cædens et excutiens
1 Reg. 14-27 Extenditq. summitat. virgæ, quam habebat
-43 Et ait : Gustans gustavi in summitate virgæ
2 Reg. 7-14 Arguam eum in virga virorum, et in plagis
23-21 Itaque cum descendisset ad eum in virga
1 Par. 11-23 Descendit igitur ad eum cum virga
Esth. 4-11 Rex auream virgam ad eum tetenderit
5- 2 Et extendit contra eam virgam auream
Accedens, osculata est summitatem virgæ
15-15 Cumque illa reticeret, tulit auream virgam
Job. 9-34 Auferat a me virgam suam
21- 9 Non est virga Dei super illos
Psal. 2- 9 Reges eos in virga ferrea, et tanquam vas
22- 4 Virga tua, et baculus tuus, ipsa me consol. s.
44- 7 Virga directionis, virga regni tui
73- 2 Redemisti virgam hæreditatis tuæ
88-33 Visitabo in virga iniquitates eorum
109- 2 Virgam virtutis tuæ emittet Dom. ex Sion
124- 3 Quia non relinquet Dom. virgam peccator.
Prov. 10-13 Et virga in dorso ejus qui indiget corde
13-24 Qui parcit virgæ, odit filium suum
14- 3 In ore stulti virga superbiæ
22- 8 Metet mala, et virga iræ s. consummabitur
-15 Et virga disciplinæ fugabit eam
23-13 Si e. percusseris eum virga, non morietur
-14 Tu virga percuties eum
26- 3 Camus asino, et virga in dorso imprudent.
29-15 Virga atque correptio tribuit sapientiam
Eccli. 33-25 Cibaria, et virga, et onus asino
Isai. 9- 4 Jugum e. oneris ejus, et virgam humeri ej.
10- 5 Væ Assur, virga furoris mei et bacul. ipse est
-15 Quomodo si elevetur virga contra elevant.
-24 In virga percutiet te, et baculum s. levabit
-26 Et virgam suam super mare, et levabit eam
11- 1 Et egredietur virga de radice Jesse
- 4 Et percutiet terram virga oris sui
14- 5 Contrivit Dominus... virgam dominantium
-29 Quon. comminuta est virga percussoris tui
28-27 Sed in virga excutietur gith, et cyminum
30-31 A voce e. Do. pavebit Assur virga percussus
-32 Et erit transitus virgæ fundatus
Jerem. 1-11 Et dixi : Virgam vigilantem ego video
10-16 Ipse est : et Israel virga hæreditatis ejus
48-17 Quomodo confracta est virga fortis, baculus
Thren. 3- 1 Videns paupert. m. in virga indignationis ej.
Ezech. 7-10 Floruit virga, germinavit superbia
-11 Iniquitas surrexit in virga impietatis
14-13 Et conteram virgam panis ejus
19-11 Et factæ sunt ei virgæ solidæ in sceptra
-12 Marcuerunt, et arefactæ sunt virgæ roboris
-14 Et egressus est ignis de virga ramorum ejus
Et non fuit in ea virga fortis
Mich. 5- 1 In virga percutient maxillam judicis Israël
7-14 Pasce populum tuum in virga tua
Nahum. 1-13 Et nunc conteram virgam ejus de dorso tuo
Zach. 11- 7 Et assumpsi mihi duas virgas
-10 Et tuli virgam meam, quæ vocabatur Decus
-14 Et præcidi virgam meam secundam
Matth. 10-10 Tunicas, neque calceamenta, neque virgam
Marc. 6- 8 Ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum
Luc. 9- 3 Nihil tuleritis in via, neque virgam
Act. 16-22 Scissis tunicis eor. jusserunt eos virgis cædi
1 Cor. 4-21 In virga veniam ad vos, an in charitate?
2 Cor. 11-25 Ter virgis cæsus sum, semel lapidatus sum
Hebr. 1- 8 Virga æquitatis, virga regni tui
9- 4 Urna aurea habens manna, et virga Aaron
11-21 Et adoravit fastigium virgæ ejus
Apoc. 2-27 Et reget eas in virga ferrea
11- 1 Et datus est mihi calamus similis virgæ
12- 5 Qui recturus erat om. gentes in virga ferrea
19-15 Et ipse reget eas in virga ferrea

VIRGINITAS.

Deut. 22-15 Et ferent secum signa virginitatis ej. ad sen.
-17 Et ecce hæc sunt signa virginitatis filiæ meæ
-20 Et non est in puella inventa virginitas
Judic. 11-37 Et plangam virginitatem meam cum sodal.
-38 Flebat virginitatem suam in montibus
Eccli. 15- 2 Et quasi mulier a virginitate suscipiet illum
42-10 Nequando polluatur in virginitate sua
Jerem. 3- 4 Pater meus, dux virginitatis meæ tu es
Luc. 2-36 Cum viro annis septem a virginitate sua

VIRGO.

Gen. 24-16 Puella decora nimis, virgoq. pulcherrima
Gen. 24-43 Et virgo, quæ egredietur ad hauriendam
34- 2 Dormivit cum illa, vi opprimens virginem
Exod. 22-16 Si seduxerit quis virginem, necdum desp.
-17 Si pat. virginis dare noluerit, reddet pecun.
Quam virgines accipere consueverunt
Levit. 21- 3 Et sorore virgine, quæ non est nupta viro
-13 Virginem ducet uxorem
Num. 31-18 Et omnes fœminas virgines reservate vobis
Deut. 22-14 Et ingressus ad eam, non inveni virginem
-17 Ut dicat : Non inveni filiam tuam virginem
-19 Diffamavit nomen pessimum sup. virginem
-23 Si puellam virginem desponderit vir
-28 Si invenerit vir puellam virginem
32-25 Vastabit eos gladius... juvenem simul ac virginem
Judic. 19-24 Habeo filiam virginem, et hic homo habet
21-11 Mulieres...interficite, virgines a. reservate
-12 Inventæque sunt... quadringentæ virgines
2 Reg. 13- 2 Quia cum esset virgo, difficile ei videbatur
-18 Filiæ regis virgines vestibus utebantur
3 Reg. 1- 2 Quæramus...regi adolescentulam virginem
4 Reg. 19-21 Sprevit te, et subsannavit te, virgo filia Sion
2 Par. 36-17 Non est misertus adolescentis et virginis
Tobiæ. 6-22 Accipies virginem cum timore Domini
8- 4 Tunc hortatus est virginem Tobias, dixitq. ei
Judith. 9- 2 Denudaverunt femur virginis in confusion.
15-15 Gaudebant cum mulieribus et virginibus
16- 6 Dare in prædam, et virgines in captivitatem
Esth. 2- 2 Quærantur regi puellæ virgines ac speciosæ
- 3 Considerent... puellas speciosas et virgines
- 8 Multæ pulchræ virgines adducerent. Susan
-11 Domus, in qua electæ virgines servabantur
-15 Sed quæcumq. voluit Egeus eunuchus custos virginum, hæc ei ad ornatum dedit
-19 Cumque secundo quærerentur virgines
Job. 31- 1 Ut ne cogitarem quidem de virgine
Psal. 44-15 Adducentur regi virgines post eam
77-63 Et virgines eorum non sunt lamentatæ
148-12 Juvenes, et virgines : senes cum junioribus
Eccli. 9- 5 Virginem ne conspicias, ne forte scandaliz.
30-21 Sicut spado complectens virginem, et susp.
Isai. 7-14 Ecce virgo concipiet, et pariet filium
23- 4 Nec ad incrementum perduxi virgines
-12 Calumniam sustinens, virgo filia Sidonis
37-22 Despexit te, et subsann. te, virgo filia Sion
47- 1 Descende, sede in pulvere, virgo filia Babyl.
62- 5 Habitabit enim juvenis cum virgine
Jerem. 2-32 Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui?
14-17 Contrita est virgo filia populi mei
18-13 Talia horribilia, quæ fecit nimis virgo Israël
31- 4 Ædificabo te, et ædificaberis, virgo Israel
-13 Tunc lætabitur virgo in choro, juvenes
-21 Revertere, virgo Israël, revertere ad civit.
46-11 Ascende..et tolle resinam, virgo filia Ægypti
51-22 Et collidam in te juvenem et virginem
Thren. 1- 4 Virgines ejus squalidæ, et ipsa oppressa
-15 Torcular calcavit Dominus virgini filiæ Juda
-18 Virgines m. et juvenes m. abierunt in capt.
2- 2 Destruxit in furore suo munitiones virginis
-10 Abjecerunt in terram capita sua virgines
-13 Et consolabor te, virgo filia Sion
-21 Virgines meæ et juvenes mei ceciderunt
5-11 Humiliaverunt, et virgines in civitatibus
Baruc. 6- 8 Et sicut virgini amanti ornamenta
Ezech. 9- 6 Senem, adolescent. et virginem.. interficite
44-22 Sed virgines de semine domus Israël
Joel. 1- 8 Plange quasi virgo accincta sacco sup. virum
Amos. 5- 2 Virgo Israël projecta est in terram suam
8-13 In die illa deficient virgines pulchræ
Zach. 9-17 Frum. elector., et vinum germinans virgines
1 Mac. 1-27 Virgines, et juvenes infirmati sunt
2 Mac. 3-19 Virgines, quæ conclusæ erant, procurrebant
5-13 Virginumque et parvulorum neces
Matth. 1-23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium
25- 1 Simile erit regnum cœlor. decem virginibus
- 7 Tunc surrexerunt omnes virgines illæ
-11 Novissime vero veniunt et reliquæ virgines
Luc. 1-27 Ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph...et nomen virginis Maria
Act. 21- 9 Huic a. erant quatuor filiæ virgines prophet.
1 Cor. 7-25 De virginibus a. præceptum Do. non habeo
-28 Et si nupserit virgo, non peccavit
-34 Et virgo cogitat quæ Domini sunt
-36 Turpem se videri existimat super virgine s.
-37 Judicavit in corde suo, servare virginem s.
-38 Igitur et qui matrim. jungit virginem suam
2 Cor. 11- 2 Despondi e. vos uni viro virginem castam
Apoc. 14- 4 Non sunt coinquinati : virgines enim sunt

VIRGULA.

Cant. 3- 6 Sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ

VIRGULTUM.

Gen. 2- 5 Et omne virgultum agri antequam oriretur
Sap. 7-20 Differentias virgultorum, et virtutes radice

Isai. 53- 2 Ascendet sicut virgultum coram eo
1 *Mac.* 4-38 Et in atriis virgulta nata sicut in saltu

VIRIDIS, E.

Gen. 30-37 Tollens ergo Jacob virgas populeas virides
Quæ integra fuerant, viridia permanserunt
Eccli. 14-18 Et sicut folium fructificans in arbore viridi
40-22 Et super hæc virides sationes
43-23 Exuret desertum, et extinguet viride
Jerem 17- 8 Et erit folium ejus viride
Ezech. 17-24 Et siccavi lignum viride, et frondere feci
20-47 Et comburam in te omne lignum viride
2 *Mac.* 10- 7 Et ramos virides et palmas præferebant ei
Marc. 6-39 Secundum contubernia super viride fœnum
Luc. 23-31 Si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet?
Apoc. 8- 7 Et omne fœnum viride combustum est
9- 4 Ne læderent fœnum terræ, neq. omne viride

VIRIDITAS.

Eccli. 40-16 Super omnem aquam viriditas, et ad oram

VIRILIS *et* VIRILIA.

Gen. 9-23 Et patris virilia non viderunt
Deut. 3-11 Ad mensuram cubiti virilis manus
22- 5 Non induetur mulier veste virili
1 *Reg.* 1-11 Dederisque servæ tuæ sexum virilem
2-33 Morietur, cum ad virilem ætatem venerit

VIRILITER.

Deut. 31- 6 Viriliter agite, et confortamini: nolite tim.
Josue. 1-18 Tu tantum confortare, et viriliter age
1 *Par.* 19-13 Confortare: et agamus viriliter pro populo
22-13 Confortare, et viriliter age, ne timeas
28-20 Viriliter age, et confortare: et fac
2 *Par.* 32- 7 Viriliter agite, et confortamini: nolite tim.
Judith. 15-11 Quia fecisti viriliter, et confortatum est cor
Psal. 26-14 Expecta Dominum, viriliter age
30-25 Viriliter agite, et confortetur cor vestrum
1 *Mac.* 2-64 Filii, confortamini, et viriliter agite in lege
6-31 Succend. eas igni, et pugnaverunt viriliter
2 *Mac.* 10-35 Viriliter accesserunt ad murum
14-43 Præcipitavit semetipsum viriliter in turbas
1 *Cor.* 16-13 State in fide, viriliter agite, et confortamini

VIROR.

Isai. 15- 6 Defecit germen, viror omnis interiit
35- 7 In cubilibus... orietur viror calami et junci

VIRTUS.

Deut. 4-37 Eduxitq. te præcedens in virtute sua magna
Ruth. 3-11 Scit e. omnis pop.. mulierem te esse virtutis
4-11 Ut sit exemplum virtutis in Ephrata
4 *Reg.* 23-25 In tota anima sua, et in universa virtute sua
1 *Par.* 13- 8 Ludebant cor. Deo omni virtute in canticis
16-11 Quærite Dominum et virtutem ejus
29-12 In manu tua virtus et potentia
2 *Par.* 9- 5 Verus est sermo, quem audieram in terra mea de virtutibus et sapientia tua
- 6 Vicisti famam virtutibus tuis
Tobiæ. 14-11 Et benedicant eum... in tota virtute sua
Judith. 2- 7 Duces, et magistratus virtutis Assyriorum
3- 7 Descendit... cum equitib. in virtute magna
-15 Adunari præcepit univ. exercitum virtutis
4-13 Amalec confidentem in virtute sua... dejecit
5- 3 Dicite mihi... quæ etiam sit virtus eorum
-19 Dedit eis Deus cœli virtutem resistendi
-27 Homines inermes, et sine virtute, et sine per.
6-15 Et de sua virtute gloriantes humilias
-17 Deus... cujus tu virtutem prædicasti
9-11 Et allide virtutem illorum in virtute tua
Cadat virtus eorum in iracundia tua
-14 Da mihi... et virtutem, ut evertam illum
-16 Non enim in multitudine est virtus tua, Do.
10- 4 Non ex libidine, sed ex virtute pendebat
- 8 Consilium tui cordis sua virtute corroboret
11- 5 Et vivit virtus ejus, quæ est in te ad corrept.
13-13 Nobiscum est Deus, qui fecit virtutem
-22 Benedixit te Dominus in virtute sua
-25 Qui memores fuerint virtutis Domini
14- 6 Tunc Achior videns virtutem quam fecit D.
-10 Cubiculum virtutis Assyriorum pulsando
-17 Cum audissent principes virtutis Assyrior.
16-16 Magnus es tu, et præclarus in virtute tua
-26 Erat etiam virtuti castitas adjuncta
Job. 18- 7 Arctabuntur gressus virtutis ejus
30- 2 Quor. virtus manuum mihi erat pro nihilo
40-11 Et virtus illius in umbilico ventris ejus
Psal. 17-33 Deus qui præcinxit me virtute
-40 Et præcinxisti me virtute ad bellum
20- 2 Domine, in virtute tua lætabitur rex
-14 Exaltare, Domine, in virtute tua
Cantabimus et psallemus virtutes tuas
21-16 Aruit tanquam testa virtus mea
23-10 Dominus virtutum ipse est rex gloriæ

Psal. 28- 4 Vox Domini in virtute: vox Dom. in magn.
-11 Dominus virtutem populo suo dabit
29- 8 Domine... præstitisti decori meo virtutem
30-11 Infirmata est in paupertate virtus mea
32- 6 Et spiritu oris ejus omnis virtus eorum
-16 Non salvatur rex per multam virtutem
Non salvabitur in multitudine virtutis suæ
-17 In abundantia a. virtutis suæ non salvabitur
37-11 Dereliquit me virtus mea
43-10 Non egredieris, Deus, in virtutibus nostris
45- 2 Deus noster refugium, et virtus
- 8 Dominus virtutum nobiscum
-12 Dominus virtutum nobiscum
47- 9 Sic vidimus in civitate Domini virtutum
-14 Ponite corda vestra in virtute ejus
48- 7 Qui confidunt in virtute sua
53- 3 Salvum me fac, et in virtute tua judica me
58- 6 Et tu, Domine Deus virtutum, Deus Israel
-12 Disperge illos in virtute tua: et depone eos
59-12 Et non egredieris Deus in virtutibus nostris
-14 In Deo faciemus virtutem
62- 3 Ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam
64- 7 Præparans montes in virtute tua
65- 3 In multitudine virtutis tuæ mentientur tibi
- 7 Qui dominatur in virtute sua in æternum
67-12 Dabit verb. evangelizantibus, virtute multa
-13 Rex virtutum dilecti dilecti: et speciei dom.
-29 Manda, Deus, virtuti tuæ: confirma hoc
-34 Ecce dabit voci suæ vocem virtutis
-35 Magnificentia ejus, et virtus ejus in nubibus
-36 Deus Israel ipse dabit virtutem
68- 7 Qui expectant te, Domine, Domine virtutum
70- 9 Cum defecerit virtus mea, ne derelinquas
73-13 Tu confirmasti in virtute tua mare
76-15 Notam fecisti in populis virtutem tuam
77- 4 Narrantes laudes Domini et virtutes ejus
-26 Et induxit in virtute sua Africum
-61 Et tradidit in captivitatem virtutem eorum
79- 5 Domine Deus virtutum, quousque irasceris
- 8 Deus virtutum, converte nos, et ostende fac.
-15 Deus virtutum, convertere: respice de cœlo
-20 Domine Deus virtutum, converte nos
83- 2 Quam dilecta tabernacula t., Do. virtutum
- 4 Altaria tua, Domine virtutum: rex meus
- 8 Ibunt de virtute in virtutem: videbitur D.
- 9 Domine Deus virtutum, exaudi orationem
-13 Domine virtutum, beatus homo, qui sperat
88- 9 Domine Deus virtutum, quis similis tibi?
-11 In brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos
-18 Quoniam gloria virtutis eorum tu es
101-24 Respondit ei in via virtutis suæ
102-20 Potentes virtute, facientes verbum illius
-21 Benedicite Domino, omnes virtutes ejus
107-12 Et non exibis, Deus, in virtutibus nostris?
-14 In Deo faciemus virtutem
109- 2 Virgam virtutis tuæ emittet Domin. ex Sion
- 3 Tecum principium in die virtutis tuæ
110- 6 Virtutem operum suorum annuntiabit pop.
117-16 Dextera Domini fecit virtutem
121- 7 Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turr.
135-15 Et excussit Pharaonem et virtutem ejus
137- 3 Multiplicabis in anima mea virtutem
139- 8 Domine, Domine, virtus salutis meæ
144- 6 Et virtutem terribilium tuorum dicent
146- 5 Magnus Dominus noster, et magna virtus ej.
148- 2 Laudate eum, omnes virtutes ejus
150- 1 Laudate eum in firmamento virtutis ejus
- 2 Laudate eum in virtutibus ejus: laudate
Prov. 15- 5 In abundanti justitia virtus maxima est
Sap. 1- 3 Probata autem virtus corripit insipientes
5-13 Virtutis quid. nullum signum valuim. ost.
-24 Contra illos stabit spiritus virtutis
6- 4 Virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera
7-17 Ut sciam... et virtutes elementorum
-20 Differentias virgultorum, et virtutes radic.
-23 Certus, securus, omnem habens virtutem
-25 Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio
8- 7 Labores hujus magnas habent virtutes
Prudentiam docet, et justitiam, et virtutem
10- 2 Et dedit illi virtutem continendi omnia
11-21 Et dispersi per spiritum virtutis tuæ
-22 Et virtuti brachii tui quis resistet?
12-15 Condemnare, exterum æstimas a tua virtute
-16 Virtus enim tua justitiæ initium est
-17 Virtutem enim ostendis tu, qui non crederis esse in virtute consummatus
-18 Tu a. dominator virtutis, cum tranquillitate
13- 4 Aut si virtutem, et opera eorum mirati sunt
14-31 Non enim juratorum virtus, sed peccantium
15- 3 Et scire justitiam et virtutem tuam
16-19 Supra virtutem ignis exardescebat undique
-23 Hic a. iterum... etiam s. virtutis oblitus est
18-22 Vicit autem turbas, non in virtute corporis
19-19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem
Eccli. 3-15 Veniam da, et ne spernas eum in virtute t.

Eccli. 6- 2 Ne forte elidatur virtus tua per stultitiam
-22 Quasi lapidis virtus probatio erit in illis
-27 Et in omni virtute tua conserva vias ejus
-30 Erunt tibi compedes ejus... et bases virtutis
7- 6 Nisi valeas virtute irrumpere iniquitates
-32 In omni virtute tua dilige eum qui te fecit
8-16 Non spondeas super virtutem tuam
9- 2 Ne ingrediatur in virtutem tuam
-21 Secundum virtutem t. cave te a proximo tuo
11-12 Plus deficiens virtute, et abundans paupert.
16- 8 Qui destructi sunt, confidentes suæ virtuti
-25 Et dico in æquitate spiritus virtutes
17- 2 Et secundum se vestivit illum virtute
-31 Virtutem altitudinis cœli ipse conspicit
18- 4 Virtutem a. magnitudinis ej. quis enuntiabit
24- 2 Et in conspectu virtutis illius gloriabitur
-11 Excellentium et humil. corda virtute calcavi
-25 In me omnis spes vitæ et virtutis
28-12 Secundum virtutem hominis, sic iracundia
-18 Virtutes populorum concidit, et gentes fort.
29-27 Recupera proximum secundum virtutem t.
31-40 Minorans virtutem, et faciens vulnera
34-19 Firmamentum virtutis, tegimen ardoris
38- 6 Ad agnitionem hominum virtus illorum
-19 A tristitia enim festinat mors, et cooperit virtutem
-33 Et ante pedes suos curvabit virtutem suam
39-34 Tempore consummat. effundent virtutem
40-26 Facultates et virtutes exaltant cor
43-34 Exaltantes eum, replemini virtute
44- 3 Homines magni virtute, et prud. sua præditi
- 4 Virtute prudentiæ pop. sanctissima verba
- 6 Homines divites in virtute
45- 9 Et coronavit eum in vasis virtutis
-14 Opus virtutis, et desideria oculorum ornata
46- 6 In saxis grandinis virtutis valde fortis
-11 Et usque in senectutem permansit illi virtus
49-12 Et redemerunt se in fide virtutis
50-11 Et vestiri eum in consummationem virtutis
-23 Et iteravit... volens ostendere virtutem Dei
Isai. 37- 3 Usque ad partum, et virtus non est pariendi
40-26 Præ multitudine... roboris, virtutisque ejus
-29 Qui dat lasso virtutem, et his, qui non sunt
50- 2 Aut non est in me virtus ad liberandum?
63- 6 Et detraxi in terram virtutem eorum
Jerem. 16-21 Ostendam eis manum m. et virtutem meam
48-30 Et quod non sit juxta eam virtus ejus
Thren. 1-14 Infirmata est virtus mea
Baruc. 1-12 Et ut det Dominus virtutem nobis
2-11 Et in prodigiis, et in virtute tua magna
3-14 Disce ubi sit prudentia, ubi sit virtus
6-58 Melius est esse regem ostentantem virtutem
-62 Neque virtutibus uni eorum similia sunt
Dan. 3-61 Benedicite, om. virtutes Domini, Domino
4-32 Tam in virtutibus cœli quam in habitator.
Joel. 2-22 Ficus et vinea dederunt virtutem suam
Amos. 2-14 Et fortis non obtinebit virtutem suam
Mich. 3- 8 Ego repletus sum... judicio et virtute
Nahum. 2- 1 Conforta lumbos, robora virtutem valde
1 *Mac.* 1- 4 Congregavit virtutem et exercitum fortem
-61 In virtute sua faciebant hæc populo Israel
3-10 Congregavit... a Samaria virtutem multam
-35 Ad conterendam et extirpand. virtutem Isr.
-40 Et processerunt cum universa virtute sua
4- 3 Percutere virtutem exercituum regis
-32 Et tabefac audaciam virtutis eorum
5-50 Et applicuerunt se viri virtutis
-56 Audivit... et Azarias princeps virtutis
6- 6 Et quia abiit Lysias cum virtute forti
-37 Et super singulas viri virtutis triginta duo
-47 Et videntes virtutem regis et impetum
8- 2 Et audierunt prælia eor. et virtutes bonas
9-10 Moriamur in virtute propter fratres nostros
-22 Verba bellor. Judæ et virtutum quas fecit
-43 Et venit... ad oram Jord. in virtute magna
-66 Et cœpit cædere, et crescere in virtutibus
10-15 Narrav. ei prælia et virtutes quas ipse fecit
-71 Si confidis in virtutibus tuis, descende ad nos
Quia mecum est virtus bellorum
13-54 Et posuit eum ducem virtutum universarum
14-32 Et armavit viros virtutis gentis suæ
16-23 Et bonarum virtutum, quibus fortiter gessit
2 *Mac.* 3-24 Ruentes Dei virtute, in dissolutionem
-26 Apparuerunt duo juvenes virtute decori
-28 Manifesta Dei cognita virtute
-29 Per divinam virtutem jacebat mutus
-38 Eo quod in loco sit vere Dei quædam virtus
6-31 Ad exemplum virtutis et fortitudinis derel.
8- 7 Et fama virtutis ejus ubique diffundebatur
9- 8 Manif. Dei virtutem in semetip. contestans
10-28 Sponsorem cum virtute Dominum habentes
14-18 Nicanor tamen, audiens virtutem comitum
15-12 Et qui a puero in virtutibus exercitatus sit
-17 Ut virtus de negotiis judicaret
Matth. 7-22 Et in nomine tuo virtutes multas fecimus

Matth. 11-20 In quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus
-21 Si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes
-23 Quia, si in Sodomis factæ fuissent virtutes
13-54 Unde huic sapientia hæc, et virtutes ?
-58 Et non fecit ibi virtutes multas
14- 2 Et ideo virtutes operantur in eo
22-29 Nescientes Scripturas neque virtutem Dei
24-29 Et virtutes cœlorum commovebuntur
-30 Venientem in nubib. cœli cum virtute multa
25-15 Unicuique secundum propriam virtutem
26-64 Filium hom. sedentem a dextris virtutis D.
Marc. 5-30 Jesus in semetipso cognoscens virtutem
6- 2 Virtutes tales, quæ per manus ej. efficiuntur
- 5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere
-14 Et propterea virtutes operantur in illo
8-39 Donec videant regnum Dei veniens in virtute
9-38 Nemo est e. qui faciat virtutem in nom. meo
12-24 Non scientes Scripturas neq. virtutem Dei
-30 Et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua
13-25 Et virtutes, quæ in cœlis sunt, movebuntur
-26 Venientem in nubib. cum virtute multa
14-62 Filium hom. sedentem a dextris virtutis D.
Luc. 1-17 Præcedet ante ill. in spiritu et virtute Eliæ
-35 Et virtus Altissimi obumbrabit illi
4-14 Et regressus est Jesus in virtute Spiritus
-36 Et virtute imperat immundis spiritibus
5-17 Et virtus Domini erat ad sanandum eos
6-19 Quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes
8-46 Nam ego novi virtutem de me exiisse
9- 1 Dedit illis virtutem et potestatem
10-13 Si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes
-19 Et super omnem virtutem inimici
19-37 Super omnibus, quas viderant, virtutibus
21-26 Nam virtutes cœlorum movebuntur
22-69 Erit Filius hom. sedens a dextris virtutis Dei
24-49 Quoadusque induamini virtute ex alto
Act. 1- 8 Accipietis virtutem supervenientis Spiritus
2-22 Virtutibus, et prodigiis, et signis, quæ fecit
3-12 Quasi nostra virtute aut potestate fecerimus
4- 7 In qua virtute, aut in quo nomine fecistis hoc vos ?
-33 Et virtute magna reddebant Apostoli testim.
8-10 Hic est virtus Dei, quæ vocatur magna
-13 Videns etiam signa et virtutes maximas fieri
10-38 Unxit eum Deus Spiritu sancto et virtute
19-11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus
Rom. 1- 4 Qui prædestinatus est Filius Dei in virtute
-16 Virtus e. Dei est in salutem omni credenti
-20 Sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas
9-17 Excitavi te, ut ostendam in te virtutem m.
15-13 Ut abundetis in spe et virtute Spirit. sancti
-19 In virtute signorum et prodigiorum, in virtute Spiritus sancti
1 Cor. 1-18 Iis a. qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus
-24 Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam
2- 4 Sed in ostentione spiritus et virtutis
- 5 Ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei
4-19 Cognoscam non sermon. eor... sed virtutem
-20 Non e. in serm. est regnum Dei, sed in virtute
5- 4 Cum virtute Domini nostri Jesu
6-14 Et nos suscitabit per virtutem suam
12-10 Alii operatio virtutum, alii prophetia
-28 Deinde virtutes, exinde gratias curationum
-30 Numquid omnes virtutes (*habent*) ?
14-11 Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei
15-24 Cum evacuaverit... potestatem et virtutem
-43 Seminatur in infirmitate, surget in virtute
-56 Peccatum est : virtus vero peccati lex
2 Cor. 1- 8 Supra modum gravati sumus supra virtutem
4- 7 Ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis
6- 7 In verbo veritatis, in virtute Dei, per arma
8- 3 Quia secundum virtutem testim. illis reddo, et supra virtutem voluntarii fuerunt
12- 9 Nam virtus in infirmitate perficitur
Ut inhabitet in me virtus Christi
-12 In signis, et prodigiis, et virtutibus
13- 4 Sed vivit ex virtute Dei
Vivemus cum eo ex virtute Dei in vobis
Galat. 3- 5 Qui ergo... et operatur virtutes in vobis
Ephes. 1-19 Quæ sit supereminens magnitudo virtutis ej.
Secund. operationem potentiæ virtutis ej.
3- 7 Secundum operationem virtutis ejus
-16 Ut det vobis...virtute corroborari per Spir.
-20 Secundum virtutem, quæ operatur in nobis
6-10 Confortamini in Do. et in potentia virtutis
Philip. 3-10 Ad cognoscendum illum et virtutem resurr.
4- 8 Si qua virtus, si qua laus disciplinæ
Colos. 1-11 In omni virtute confortati secund. potent.
-29 Quam operatur in me in virtute
1 Thes. 1- 5 Sed et in virtute, et in Spiritu sancto
2 Thes. 1- 7 Cum Angelis virtutis ejus
- 9 A facie Domini, et a gloria virtutis ejus
-11 Et impleat... et opus fidei in virtute
2- 9 In o. virtute, et signis, et prodigiis mendac.
2 Tim. 1- 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis, et dilectionis
- 8 Collabora Evangelio secundum virtutem Dei
3- 5 Virtutem autem ejus abnegantes
Hebr. 1- 3 Portansque omnia verbo virtutis suæ
2- 4 Contestante Deo... variis virtutibus
6- 5 Gustaverunt... verbum virtutesque sæculi
7-16 Sed secundum virtutem vitæ insolubilis
11-11 Virtutem in conceptionem seminis accepit
1 Petr. 1- 5 Qui in virtute Dei custodimini per fidem
2- 9 Ut virtutes annuntietis ejus
4-11 Tanquam ex virtute, quam administrat Deus
-14 Quod est honoris, gloriæ, et virtutis Dei
2 Petr. 1- 3 Quomodo omnia nobis divinæ virtutis suæ
Qui vocavit nos propria gloria et virtute
- 5 Ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam
-16 Notam fecimus vobis..Jesu Christi virtutem
2-11 Ubi Angeli fortit. et virtute cum sint majores
Apoc. 1-16 Et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua
3- 8 Quia modicam habes virtutem, et servasti
4-11 Accipere gloriam, et honorem, et virtutem
5-12 Dignus est Agnus... accipere virtutem
7-12 Honor, et virtus, et fortitudo Deo nostro
11-17 Quia accepisti virtutem tuam magnam
12-10 Nunc facta est salus, et virtus, et regnum
13- 2 Dedit illi draco virtutem suam et potestatem
15- 8 Et impletum est templum fumo a majestate Dei, et de virtute ejus
17-13 Et virtutem et potestatem s. bestiæ tradent
18- 3 De virtute deliciarum ejus divites facti sunt
19- 1 Salus, et gloria, et virtus Deo nostro est

VIRTUTES. *Chorus Angelorum.*

Rom. 8-38 Neq. Angeli, neq. Principatus, neq. Virtutes
Ephes. 1-21 Supra omnem...Virtutem et Dominationem
1 Petr. 3-22 Subject. sibi Angelis et Potest. et Virtutibus

VIS.

Gen. 19- 9 Vimque faciebant Lot vehementissime
21-25 Puteum aquæ, quem vi abstulerant servi ej.
31- 6 Nostis quod totis viribus meis servierim
34- 2 Dormivit cum illa, vi opprimens virginem
41-26 Eamdemque vim somnii comprehendunt
Exod. 18-18 Ultra vires tuas est negotium
Levit. 6- 2 Vel vi aliquid extorserit, aut calumn. fecerit
19-13 Non facies calumniam proximo tuo, nec vi opprimes eum
Deut. 8-18 Sed recorderis... quod ipse vires tibi præb.
Judic. 7- 2 Et dicat : Meis viribus liberatus sum
8- 1 Jurgantes fortiter, et prope vim inferentes
15-19 Refocillavit spiritum, et vires recepit
19- 8 Et assumptis viribus, donec increscat dies
1 Reg. 2-16 Nunc enim dabis, alioquin tollam vi
2 Reg. 6-14 Et David saltabat totis viribus ante Dom.
13-14 Sed prævalens viribus oppressit eam
23-21 Vi extorsit hastam de manu Ægyptii
4 Reg. 5-16 Cumque vim faceret, penitus non acquievit
19- 3 Et vires non habet parturiens
23-35 Et unumquemque juxta vires suas exegit
1 Par. 29- 2 Ego a. totis viribus meis præparavi impensas
1 Esdr. 2-69 Secundum vires suas dederunt impensas
Judith. 9-16 Neque in equorum viribus voluntas tua est
Job. 19- 7 Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet
24- 6 Vineam ej., quem vi oppresserint, vindem.
- 9 Vim fecerunt deprædantes pupillos
35- 9 Ejulabunt propter vim brachii tyrannorum
Psal. 37-13 Vim faciebant qui quærebant animam m.
Prov. 5-10 Ne forte impleantur extranei viribus tuis
24-12 Si dixeris : Vires non suppetunt
Sap. 5-11 Et scindens per vim itineris aërem
6- 1 Melior est sapientia quam vires
7-20 Vim ventorum, et cogitationes hominum
16-22 Nix autem et glacies sustinebant vim ignis
17- 5 Ignis quid. nulla vis poterat illis lumen præb.
-17 Sonus suavis, aut vis aquæ decurrentis nim.
19-12 Non sine illis... argumentis per vim fulm.
Eccli. 14-13 Secundum vires t. exporrigens, da pauperi
19-25 Si ab imbecillitate virium vetetur peccare
20- 3 Sic qui facit per vim judicium iniquum
30-14 Melior est pauper sanus, et fortis viribus
41- 3 Homini indigenti, et qui minoratur viribus
Isai. 10- 2 Et vim facerent causæ humilium populi mei
38-14 Domine, vim patior, responde pro me
Jerem. 21-12 Eruite vi oppressum de manu calumniantis
22- 3 Liberate vi oppressum de manu calumniat.
Ezech. 18- 7 Pignus... reddiderit, per vim nihil rapuerit
-18 Et vim fecit fratri, et malum operatus est
Dan. 8-24 Roborabitur fortit. ej., sed non in viribus s.
10- 8 Et emarcui, nec habui quidquam virium
-16 Et nihil in me remansit virium
-17 Nihil enim in me remansit virium
Habac. 1- 2 Vociferabor ad te vim patiens, et non salv.
1 Mac. 2-42 Synagoga Assidæorum fortis viribus ex Isr.
-66 Et Judas Mach. fortis viribus a juventute sua
1 Mac. 6- 6 Et invaluerunt armis, et viribus, et spoliis
8- 1 Et quia sunt potentes viribus
10-19 Audivimus de te, quod vir potens sis viribus
2 Mac. 10-17 Multaque vi insistentes, loca obtinuerunt
12-28 Qui potestate sua vires hostium confringit
Matth. 11-12 Usque nunc, regnum cœlorum vim patitur
Luc. 10-27 Diliges Dominum... ex omnibus viribus tuis
16-16 Evangelizatur, et omnis in illud vim facit
Act. 5-26 Adduxit illos sine vi : timebant e. populum
21-35 Ut portaretur a militibus propt. vim populi
24- 7 Cum vi magna eripuit eum de manibus nost.
27-41 Puppis vero solvebatur a vi maris

VISCERA.

Gen. 43-30 Quia commota fuerant viscera ejus
3 Reg. 3-26 Commota sunt quippe viscera ejus super filio
17-21 Revertatur..anima pueri hujus in viscera ej.
2 Par. 21-19 Ita ut egereret etiam viscera sua
Job. 16-14 Non pepercit, et effudit in terra viscera m.
21-24 Viscera ejus plena sunt adipe, et medullis
38-36 Quis posuit in visceribus hominis sapientiam
Psal. 50-12 Spiritum rectum innova in visceribus meis
Prov. 12-10 Viscera autem impiorum crudelia
Sap. 12- 5 Et comestores viscerum hominum
Eccli. 30- 7 Et super om. vocem turbabuntur viscera ej.
Isai. 16-11 Et viscera mea ad murum cocti lateris
19- 3 Dirumpetur spiritus Ægypti in visceribus
63-15 Et fortitudo tua, multitudo viscerum tuor.
Jerem. 31-20 Conturbata sunt viscera mea super eum
-33 Dabo legem meam in visceribus eorum
Thren. 2-11 Conturbata sunt viscera mea
Baruc. 2-17 Quorum spiritus acceptus est a visceribus s.
Ezech. 3- 3 Et viscera tua complebuntur volumine isto
11-19 Spiritum novum tribuam in visceribus eor.
Habac. 2-19 Et omnis spiritus non est in visceribus ejus
2 Mac. 9- 5 Apprehendit eum dolor dirus viscerum
- 6 Et novis cruciatibus aliorum torserat viscera
Luc. 1-78 Per viscera misericordiæ Dei nostri
Act. 1-18 Et diffusa sunt omnia viscera ejus
2 Cor. 6-12 Angustiamini autem in visceribus vestris
7-15 Et viscera ejus abundantius in vobis sunt
Philip. 1- 8 Cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi
2- 1 Si qua societas spiritus, si qua viscera miserationis
Colos. 3-12 Induite vos ergo... viscera misericordiæ
Phile. - 7 Quia viscera sanctorum requieverunt per te
-12 Tu autem illum, ut mea viscera, suscipe
-20 Refice viscera mea in Domino
1 Joan. 3-17 Et clauserit viscera sua ab eo

VISIBILIS, IA.

Colos. 1-16 In cœlis et in terra, visibilia et invisibilia
Hebr. 11- 3 Ut ex invisibilibus visibilia fierent

VISIO.

Gen. 15- 1 Factus est sermo Domini ad Abram per visionem
22- 2 Tolle... Isaac, et vade in terram visionis
46- 2 Audivit eum per visionem noctis vocantem
Exod. 3- 3 Vadam, et videbo visionem hanc magnam
Num. 12- 6 In visione apparebo ei, vel per somnium
24- 4 Qui visionem Omnipotentis intuitus est
-16 Et visiones Omnipotentis videt
Deut. 4-34 Extentumq. brach., et horribiles visiones
1 Reg. 3- 1 In diebus illis, non erat visio manifesta
-15 Et Samuel timebat indicare visionem Heli
2 Reg. 7-17 Et juxta universam visionem istam
1 Par. 17-15 Et juxta universam visionem istam
2 Par. 9-29 In visione quoque Addo Videntis
32-32 Scripta sunt in visione Isaiæ filii Amos
Job. 4-13 In horrore visionis nocturnæ, quando solet
7-14 Terrebis... et per visiones horrore concuties
20- 8 Non invenietur, transiet sicut visio nocturna
33-15 Per somnium in visione nocturna
Psal. 88-20 Tunc locutus es in visione sanctis tuis
Prov. 30- 1 Visio, quam locutus est vir, cum quo est D.
31- 1 Visio, qua erudivit eum mater sua
Sap. 18-19 Visiones enim, quæ illos turbaverunt
Eccli. 1-15 Diligunt eam in visione et in agnitione
34- 3 Hoc secundum hoc visio somniorum
43- 1 Species cœli in visione gloriæ
Isai. 1- 1 Visio Isaiæ filii Amos, quam vidit super Jud.
6- 9 Videte visionem, et nolite cognoscere
11- 3 Non secundum visionem oculor. judicabit
21- 2 Visio dura nuntiata est mihi
22- 1 Onus vallis Visionis. Quidnam quoq. tibi est
- 5 Domino Deo exercituum in valle Visionis
29- 7 Et erit sicut somnium visionis nocturnæ
-10 Principes vestr. qui vident visiones, operiet
-11 Et erit vobis visio omnium sicut verba libri
66-24 Usque ad satietatem visionis omni carni
Jerem. 14-14 Visionem mendacem et divinationem... prophetant vobis
23-16 Visionem cordis sui loquuntur, non de ore
Thren. 2- 9 Et prophetæ ejus non invenerunt visionem

Ezech. 1- 1 Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei
-13 Hæc erat visio discurrens in medio animal.
-16 Asp. rotarum, et opus e., quasi visio maris
2- 1 Hæc visio similitudinis gloriæ Domini
7-13 Visio e. ad o. multitudinem ej. non regred.
-26 Quærent visionem de propheta, et lex peribit
8- 2 Quasi aspectus splendoris, ut visio electri
- 3 Et adduxit me in Jerusalem in visione Dei
- 4 Secund. visionem, quam videram in campo
10- 9 Species a. rotarum, erat quasi visio lapidis
11-24 In visione, in spiritu Dei : et sublata est a me visio, quam videram
12-22 Differentur dies, et peribit omnis visio?
-23 Approp. dies, et sermo omnis visionis
-24 Non enim erit ultra omnis visio cassa
-27 Visio, quam hic videt, in dies multos
13- 7 Numquid non visionem cassam vidistis?
-16 Et vident ei visionem pacis
40- 2 In visionibus Dei adduxit me in terram Isr.
43- 3 Vidi visionem, secund. speciem, quam vid.
Dan. 1-17 Danieli a. intelligentiam omnium visionum
2-19 Mysterium per visionem nocte revelat. est
-28 Somnium tuum, et visiones capitis tui
4- 2 Et visiones capitis mei conturbaverunt me
- 6 Visiones somniorum m., quas vidi... narra
- 7 Visio capitis mei in cubili meo
-10 Videbam in visione capitis mei sup. stratum
7- 1 Visio autem capitis ejus in cubili suo
- 2 Videbam in visione mea nocte
- 7 Post hæc aspiciebam in visione noctis
-13 Aspiciebam ergo in visione noctis
-15 Et visiones capitis mei conturbaverunt me
8- 1 Anno tertio... visio apparuit mihi
- 2 Vidi in visione mea, cum essem in Susis
Vidi a. in visione esse me super portam
-13 Usquequo visio, et juge sacrificium
-15 Cum viderem ego Daniel visionem
-16 Gabriel, fac intelligere istam visionem
-17 Quon. in tempore finis complebitur visio
-26 Et visio vespere et mane, quæ dicta est, vera est : tu ergo visionem signa
-27 Faciebam opera regis, et stupebam ad visionem
9-21 Ecce vir Gabriel, quem videram in visione
-23 Animadverte sermon., et intellige visionem
-24 Et impleatur visio, et prophetia, et ungatur
10- 1 Intelligentia enim est opus in visione
- 7 Vidi autem ego Daniel solus visionem
- 8 Relictus solus vidi visionem grandem hanc
-14 Quoniam adhuc visio in dies
-16 In visione tua dissolutæ sunt compages meæ
-18 Rursum ergo tetigit me quasi visio hominis
11-14 Extollentur ut impleant visionem, et corr.
Osee. 10- 4 Loquimini verba visionis inutilis
12-10 Et ego visionem multiplicavi
Joel. 2-28 Et juvenes vestri visiones videbunt
Abdiæ. - 1 Visio Abdiæ. Hæc dicit Do. Deus ad Edom
Mich. 3- 6 Propterea nox vobis pro visione erit
- 7 Et confundentur qui vident visiones
Nahum. 1- 1 Liber visionis Nahum Elcesæi
Zach. 13- 4 Unusq. ex visione sua cum prophetaverit
Matth. 17- 9 Jesus dicens : Nemini dixeritis visionem
Luc. 1-22 Cognover. quod visionem vidisset in templo
24-23 Dicentes se etiam visionem Angel. vidisse
Act. 2-17 Et juvenes vestri visiones videbunt
10-17 Dum intra se hæsitaret Petrus, quidnam esset visio, quam vidisset
-19 Petro a. cogitante de visione, dixit Spiritus
11- 5 Et vidi in excessu mentis visionem
16- 9 Et visio per noctem Paulo ostensa est
18- 9 Dixit a. Dominus nocte per visionem Paulo
26-19 Agrippa, non fui incredulus cœlesti visioni
2 Cor. 12- 1 Veniam autem ad visiones et revelationes
Apoc. 4- 3 Et iris erat... similis visioni smaragdinæ
9-17 Et ita vidi equos in visione

VISITATIO.

Job. 10-12 Et visitatio tua custodivit spiritum meum
Prov. 19-23 Commorabitur, absque visitatione pessima
Eccli. 34- 6 Nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio
Isai. 10- 3 Quid facietis in die visitationis et calamitat.
15- 7 Secund. magnitudin. operis, et visitatio eor.
60-17 Et ponam visitationem tuam pacem
Jerem. 6- 6 Hæc est civitas visitationis, omnis calumnia
-15 In tempore visitationis suæ corruent, dicit
8-12 In tempore visitationis suæ corruent, dicit
10-15 In tempore visitationis suæ peribunt
11-23 Inducam enim... annum visitationis eorum
23-12 Afferam e. super eos mala, ann. visitationis
27-22 Et ibi erunt usque ad diem visitationis suæ
46-21 Venit super eos, tempus visitationis eorum
48-44 Adducam enim super Moab annum visitationis eorum
49- 8 Adduxi super eum, tempus visitationis ejus
50-27 Venit dies eorum, tempus visitationis eor.
Jerem. 50-31 Quia venit dies tuus, tempus visitationis t.
51-18 In tempore visitationis suæ peribunt
Ezech. 9- 1 Appropinquaverunt visitationes urbis
Osee. 9- 7 Venerunt dies visitationis, venerunt dies
12- 2 Visitatio super Jacob : juxta vias ej.. reddet
Mich. 7- 4 Dies speculationis tuæ, visitatio tua venit
Luc. 19-44 Quod non cognoveris tempus visitationis t.
1 Petr. 2-12 Glorificent Deum in die visitationis
5- 6 Ut vos exaltet in tempore visitationis

VISITATOR.

2 Mac. 3-39 Nam ipse.. visitator et adjutor est loci illius

VISITO.

Gen. 21- 1 Visitavit a. Domin. Saram sicut promiserat
50-23 Post mortem meam Deus visitabit vos
-24 Deus visitabit vos : asportate ossa mea
Exod. 3-16 Dicens : Visitans visitavi vos, et vidi omnia
4-31 Audieruntq. quod visitasset Dominus filios
13-19 Dicens : Visitabit vos Deus, efferte ossa
20- 5 Visitans iniquitatem patrum in filios
32-34 In die ultionis visitabo et hoc peccatum
Levit. 18-25 Polluta est terra : cujus ego scelera visitabo
26-16 Visitabo vos velociter in egestate et ardore
Num. 14-18 Qui visitas peccata patrum in filios
16-29 Morte interierint, et visitaverit eos plaga, qua et cæteri visitari solent
1 Reg. 2-21 Visitavit ergo Dominus Annam, et concepit
17-18 Fratres tuos visitabis, si recte agant
2 Reg. 13- 5 Cumque venerit pater tuus ut visitet te
- 6 Cumque venisset rex ad visitandum eum
4 Reg. 9-16 Rex Juda descenderat ad visitandum Joram
1 Esdr. 7-14 Ut visites Judæum et Jerusalem in lege
Judith. 4-17 Orabant Deum, ut visitaret populum suum
16-20 Vindicabit in eis, in die judicii visitabit illos
Job. 2-11 Ut pariter venientes visitarent eum
5-24 Et visitans speciem tuam, non peccabis
7-18 Visitas eum diluculo, et subito probas illum
Psal. 8- 5 Quid est... filius hominis, quon. visitas eum
16- 3 Probasti cor meum, et visitasti nocte
26- 4 Ut videam volupt. Do. et visitem templum
58- 6 Intende ad visitandas omnes gentes
64-10 Visitasti terram, et inebriasti eam
79-15 Respice de cœlo, et vide, et visita vineam
88-33 Visitabo in virga iniquitates eorum
105- 4 Visita nos in salutari tuo
Eccli. 7-39 Non te pigeat visitare infirmum
49-18 Et ossa ipsius visitata sunt, et post mortem
Isai. 10-12 Visitabo super fructum magnifici cordis
13-11 Et visitabo super orbis mala
23-17 Visitabit Dominus Tyrum, et reducet eam
24-21 Visitabit Dominus super militiam cœli
-22 Post multos dies visitabuntur
26-14 Propterea visitasti et contrivisti eos
-21 Ut visitet iniquitatem habitatoris terræ
27- 1 In die illa visitabit Dominus in gladio suo
- 3 Ne forte visitetur contra eam... servo eam
29- 6 A Dom. exercituum visitabitur in tonitruo
Jerem. 3-16 Nec visitabitur, nec fiet ultra
5- 9 Numquid sup. his non visitabo, dicit Dom.
-29 Numquid sup. his non visitabo, dicit Dom.
9- 9 Numquid sup. his non visitabo, dicit Dom.
-25 Et visitabo super omnem, qui circumcisum
11-22 Ecce ego visitabo super eos
13-21 Quid dices cum visitaverit te?
14-10 Recordabitur... et visitabit peccata eorum
15- 3 Et visitabo super eos quatuor species
-15 Tu scis, Domine, recordare mei, et visita me
21-14 Et visitabo super vos juxta fructum studior.
23- 2 Ejecistis eos, et non visitastis eos : ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum
-34 Visitabo super virum illum et super domum
25-12 Visitabo sup. regem Babyl. et sup. gent. illam
27- 8 Et in peste visitabo super gentem illam
29-10 Visitabo vos : et suscitabo sup. vos verb. m.
-32 Ecce ego visitabo sup. Semeian Nehelamit.
30-20 Visitabo adversum omnes qui tribulant eum
32- 5 Et ibi erit donec visitem eum, ait Dominus
36-31 Et visitabo contra eum et contra semen ej.
44-13 Et visitabo super habitatores terræ Ægypti Sicut visitavi super Jerusalem, in gladio
-29 Quod visitem ego super vos in loco isto
46-25 Ecce ego visitabo super tumult. Alexandriæ
50-18 Ecce ego visitabo regem Babylonis, et terram ejus, sicut visitavi regem Assur
-21 Et super habitatores ejus visita, dissipa
51-44 Et visitabo super Bel in Babylone
-47 Et visitabo super sculptilia Babylonis
-52 Et visitabo super sculptilia ejus
Thren. 4-22 Visitavit iniquitatem tuam, filia Edom
Ezech. 23-21 Et visitasti scelus adolescentiæ tuæ
34-11 Ego ipse requiram oves meas, et visitabo eas
-12 Sicut visitat pastor gregem suum in die Sic visitabo oves meas, et liberabo eas
38- 8 Post dies multos visitaberis : in novissimo
Osee. 1- 4 Modicum, et visitabo sanguinem Jezrahel
2-13 Et visitabo super eam dies Baalim
4- 9 Visitabo sup. eum vias ejus, et cogitationes
-14 Non visitabo super filias vestras
8-13 Recordabitur... et visitabit peccata eorum
9- 9 Recordabitur... et visitabit peccata eorum
Amos. 3- 2 Idcirco visitabo sup. vos om. iniquit. vestras
-14 Cum visitare cœpero prævaricationes Israel Super eum visitabo, et super altaria Bethel
Soph. 1- 8 Visitabo super principes, et super filios regis
- 9 Visitabo super omn. qui arroganter ingred.
-12 Et visitabo super viros defixos in fæcibus s.
2- 7 Quia visitabit eos Dominus Deus eorum
3- 7 Propter omnia in quibus visitavi eam
Zach. 10- 3 Iratus est furor meus, et sup. hircos visitabo Quia visitavit Dom. exercituum gregem s.
11-16 Pastorem.... qui derelicta non visitabit
Matth. 25-36 Infirmus (*eram*), et visitastis me
-43 In carcere (*eram*), et non visitastis me
Luc. 1-68 Quia visitavit, et fecit redempt. plebis suæ
-78 In quibus visitavit nos, Oriens ex alto
7-16 Et quia Deus visitavit plebem suam
Act. 7-23 Ascendit in cor ejus, ut visitaret fratres suos
15-14 Deus visitavit sumere ex gentibus populum
-36 Revertentes visitemus fratres per universas
Hebr. 2- 6 Quid est... filius homin. quon. visitas eum?
Jacob. 1-27 Visitare pupillos et viduas in tribulat. eor.

VISUS *et* VISUM.

Tobiæ. 11-15 Traxit ab oculis ejus, statimq. visum recepit
Job. 7- 8 Nec aspiciet me visus hominis
Eccle. 1- 8 Non saturatur oculus visu, nec auris auditu
Sap. 18-17 Visus somniorum malorum turbaver. illos
19-17 Unde æstimari ex ipso visu certo potest
Eccli. 1-15 Quibus a. apparuerit in visu, diligunt eam
11- 2 Neque spernas hominem in visu suo
19-26 Ex visu cognoscitur vir, et ab occursu faciei
40- 7 Conturbatus est in visu cordis sui
Baruc. 6-36 Hominem cæcum ad visum non restituunt
Habac. 2- 2 Scribe visum, et explana eum super tabulas
- 3 Quia adhuc visus procul, et apparebit in fin.
2 Mac. 15-12 Erat autem hujuscemodi visus
Matth. 27-19 Multa enim passa sum hodie per visum
Luc. 4-19 Prædicare captivis remission. et cæcis visum
7-21 Et cæcis multis donavit visum
Act. 7-31 Moyses autem videns, admiratus est visum
9-10 Et dixit ad illum in visu Dominus
-12 Imponentem sibi manus, ut visum recipiat
-18 Et visum recepit : et surgens baptizatus est
10- 3 Is vidit in visu manifeste, quasi hora diei
12- 9 Existimabat autem se visum videre
16-10 Ut a. visum vidit, statim quæsivimus profic.

VITA.

Gen. 2- 7 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ
- 9 Lignum etiam vitæ in medio paradisi
3-14 Et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ
-17 In labor. comedes ex ea cunctis diebus vitæ
-22 Et sumat etiam de ligno vitæ, et comedat
-24 Ad custodiendam viam ligni vitæ
6-17 Carnem, in qua spiritus vitæ est subt. cœlum
7-11 Anno sexcentesimo vitæ Noë, mense sec.
-15 Ex omni carne, in qua erat spiritus vitæ
-22 Et cuncta, in quibus spiraculum vitæ est
18-10 Veniam ad te tempore isto, vita comite
-14 Revertar ad te hoc eod. tempore, vita comite
25- 7 Fuerunt a. dies vitæ Abrahæ, cent. septuag.
-17 Anni vitæ Ismaëlis centum triginta septem
27-46 Tædet me vitæ meæ propter filias Heth
47- 8 Quot sunt dies annorum vitæ tuæ?
-28 Factique sunt omnes dies vitæ illius
50-25 Expletis centum decem vitæ suæ annis
Exod. 1-14 Atque ad amaritudinem perducebant vitam
6-16 Anni a. vitæ Levi fuerunt centum trig. sept.
-18 Anni quoque vitæ Caath, cent. triginta tres
-20 Fueruntq. anni vitæ Amram, cent. trig. sept.
Deut. 4- 9 Ne excidant de corde tuo cunctis dieb. vitæ
6- 2 Cunctis diebus vitæ tuæ, ut prolongentur
-24 Ut bene sit nobis cunctis diebus vitæ nostræ
16- 3 Ut memineris... omnibus diebus vitæ tuæ
17-19 Legetque illud omnibus diebus vitæ suæ
19- 4 Lex homicidæ fug., cujus vita servanda est
-11 Si quis autem... insidiatus fuerit vitæ ejus
22-19 Non poterit dimittere eam o. dieb. vitæ suæ
-29 Non poterit dimittere eam cunctis diebus vitæ suæ
23- 6 Nec quæras eis bona cunctis diebus vitæ t.
28-66 Erit vita tua quasi pendens ante te. Timebis nocte et die, et non credes vitæ tuæ
30-15 Quod hodie proposuerim in consp. tuo vitam
-19 Quod proposuerim vobis vitam et mortem Elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen
-20 Ipse est e. vita tua, et longitudo dierum tuor.
Josue. 1- 5 Nullus poterit vobis resistere cunctis diebus vitæ tuæ

Josue. 14-10 Concessit ergo Dominus vitam mihi
Judic. 6- 4 Nihilque omnino ad vitam pertinens relinq.
1 Reg. 1-11 Dabo eum Domino omnibus diebus vitæ ej.
7-15 Judicabat...Israëlem cunctis dieb. vitæ suæ
18-18 Quis ego sum, aut quæ est vita mea
25-28 Non inveniatur in te omnib. dieb. vitæ tuæ
2 Reg. 1-23 Saül et Jonathas amabiles, et decori in vita s.
15-21 Sive in morte, sive in vita, ibi erit serv. tuus
19-34 Quot sunt dies annorum vitæ meæ
3 Reg. 4-21 Et servientium ei cunctis diebus vitæ ejus
11-34 Ducem ponam eum cunctis diebus vitæ suæ
15- 5 Quæ præceperat ei cunctis diebus vitæ suæ
- 6 Bellum fuit... omni tempore vitæ ejus
4 Reg. 4-16 Si vita comes fuerit, habebis in utero filium
25-29 In conspectu ejus cunctis diebus vitæ suæ
-30 Per singulos dies, omnibus diebus vitæ suæ
2 Par. 1-11 Sed nec dies vitæ plurimos (*postulasti*)
21-19 Languore pariter, et vita caruit
1 Esdr. 6-10 Orentque pro vita regis et filiorum ejus
9- 8 Et daret nobis vitam modicam in servitute
- 9 Ut daret nobis vitam, et sublimaret domum
Tobiæ. 2-14 Agens gratias Deo omnibus diebus vitæ suæ
-15 Parentes et cognati ejus irridebant vitam ej.
-18 Vitam illam expectamus, quam D. daturus
3-21 Vita ej., si in probatione fuerit, coronabitur
4- 3 Honorem habebis matri tuæ omnibus diebus vitæ ejus
- 5 Cum a. et ipsa compleverit tempus vitæ suæ
- 6 Omnibus a. diebus vitæ tuæ in mente habeto
-23 Fili mi, pauperem quidem vitam gerimus
10- 4 Solatium vitæ nostræ, spem posteritatis
12- 9 Et facit invenire misericordiam et vitam
14- 4 Reliquum vero vitæ suæ in gaudio fuit
-17 In bona vita et in sanct. conversatione perm.
Judith. 8- 6 Jejunabat omnibus diebus vitæ suæ
12-14 Hoc mihi erit optimum om. diebus vitæ meæ
-20 Quantum nunquam biberat in vita sua
16-26 Non cognosceret virum o. diebus vitæ suæ
-30 In omni autem spatio vitæ ejus non fuit
Esth. 13- 2 Absque ullo terrore vitam silentio transig.
Job. 3-20 Quare... vita his, qui in amaritudine animæ
7- 1 Militia est vita hominis super terram
- 7 Memento quia ventus est vita mea
9-21 Et tædebit me vitæ meæ
10- 1 Tædet animam meam vitæ meæ
-12 Vitam et misericordiam tribuisti mihi
24-22 Et cum steterit, non credet vitæ suæ
27- 6 Neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea
30- 2 Et vita ipsa putabantur indigni
33-18 Et vitam illius, ut non transeat in gladium
-20 Abominabilis ei sit in vita sua panis
-22 Appropinquavit... et vita illius mortiferis
36-14 Et vita eorum inter effœminatos
Psal. 7- 6 Et conculcet in terra vitam meam
15-11 Notas mihi fecisti vias vitæ, adimplebis me
16-14 A paucis de terra divide eos in vita eorum
20- 5 Vitam petiit a te: et tribuisti ei longitudin.
22- 6 Subsequetur me omnibus diebus vitæ meæ
25- 9 Ne perdas.. cum viris sanguinum vitam m.
26- 1 Dom. protector vitæ meæ, a quo trepidabo?
- 4 In domo Domini omnibus diebus vitæ meæ
29- 6 Ira in indignat. ejus, et vita in voluntate ejus
30-11 Quoniam defecit in dolore vita mea
33-13 Quis est homo qui vult vitam: diligit dies
35-10 Quoniam apud te est fons vitæ
41- 9 Apud me oratio Deo vitæ meæ
48-19 Quia anima ejus in vita ipsius benedicetur
55- 9 Vitam meam annuntiavi tibi
62- 4 Quon. melior est misericord. tua super vitas
- 5 Sic benedicam te in vita mea
65- 9 Qui posuit animam meam ad vitam
87- 4 Et vita mea inferno appropinquavit
102- 4 Qui redimit de interitu vitam tuam
103-33 Cantabo Domino in vita mea: psallam Deo
127- 5 Videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ
132- 3 Illic mandavit Dom...et vitam usque in sæc.
142- 3 Humiliavit in terra vitam meam
145- 2 Laudabo Dominum in vita mea
Prov. 2-19 Non revert. nec apprehendent semitas vitæ
3- 2 Et annos vitæ et pacem apponent tibi
-18 Lignum vitæ est his, qui apprehenderint
-22 Et erit vita animæ tuæ, et gratia faucibus
4-10 Ut multiplicentur tibi anni vitæ
-13 Custodi illam, quia ipsa est vita tua
-22 Vita enim sunt invenientibus ea
-23 Serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit
5- 6 Per semitam vitæ non ambulant, vagi sunt
6-23 Et lex lux, et via vitæ increpatio disciplinæ
8-35 Qui me invenerit, inveniet vitam
9-11 Et addentur tibi anni vitæ
10-11 Vena vitæ, os justi
-16 Opus justi ad vitam: fructus a. impii ad pec.
-17 Via vitæ, custodienti disciplinam
11-19 Clementia præparat vitam: et sectatio

Prov. 11-30 Fructus justi, lignum vitæ: et qui suscipit
12-28 In semita justitiæ, vita: iter autem devium
13-12 Lignum vitæ desiderium veniens
-14 Lex sapientis fons vitæ, ut declinet a ruina
14-27 Timor Dom. fons vitæ, ut declinent a ruina
-30 Vita carnium, sanitas cordis
15- 4 Lingua placabilis, lignum vitæ
-10 Doctrina mala deserenti viam vitæ
-24 Semita vitæ super eruditum, ut declinet
-31 Auris, quæ audit increpationes vitæ
16-15 In hilaritate vultus regis, vita
-22 Fons vitæ, eruditio possidentis
18-21 Mors, et vita in manu linguæ: qui diligunt
19-23 Timor Domini ad vitam: et in plenitudine
21-21 Inveniet vitam, justitiam, et gloriam
22- 4 Timor Domini, divitiæ et gloria et vita
28- 2 Vita ducis longior erit
31-12 Reddet ei bonum.. omnibus diebus vitæ suæ
Eccle. 2- 3 Opus est sub sole numero dierum vitæ suæ
-17 Idcirco tæduit me vitæ meæ, videntem mala
3-12 Nisi lætari, et facere bene in vita sua
5-16 Cunctis diebus vitæ suæ comedit in tenebris
-17 Numero dier. vitæ suæ, quos dedit ei Deus
-19 Non e. satis recordabitur dierum vitæ suæ
6- 8 Quid pauper, nisi ut pergat illuc, ubi est vita
7- 1 Cum ignoret quid conducat sibi in vita sua
-13 Quod vitam tribuunt possessori suo
8-15 In diebus vitæ suæ, quos dedit ei Deus
9- 3 Implentur malitia et contemptu in vita sua
- 9 Perfruere vita cum uxore, quam diligis, cunctis diebus vitæ instabilitatis tuæ
Hæc est enim pars in vita et in labore tuo
Sap. 1-12 Nolite zelare mortem in errore vitæ vestræ
2- 1 Exiguum et cum tædio est tempus vitæ nost.
- 3 Transibit vita nostra tanq. vestigium nubis
-15 Quoniam dissimilis est aliis vita illius
3-17 Et siquidem longæ vitæ erunt, in nihilum
4- 9 Et ætas senectutis, vita immaculata
-16 Condemnat.. juventus celerius consummata longam vitam injusti
5- 4 Vitam illorum æstimabamus insaniam
7- 6 Unus ergo introitus est omnibus ad vitam
8- 5 Et si divitiæ appetuntur in vita
- 7 Quibus utilius nihil est in vita hominibus
12-23 Qui in vita sua insensate et injuste vixerunt
13-11 Fabricat vas utile in conversationem vitæ
-18 Deprecatur, et pro vita rogat mortuum
14-12 Et adinventio illorum, corruptio vitæ est
-21 Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio
-24 Neq. vitam, neq. nuptias mundas jam cust.
15- 9 Nec quoniam brevis illi vita est
-10 Et luto vilior vita ejus
-12 Et æstimaverunt lusum esse vitam nostram
Conversationem vitæ compositam ad lucrum
16-13 Domine, qui vitæ et mortis habes potestat.
Prolog. Eccli. Et confirmentur ad legitimam vitam
Qui sec. legem Do. proposuerint vitam agere
Eccli. 2- 3 Et sustine, ut crescat in novissimo vita tua
3- 7 Qui honorat patrem s., vita vivet longiore
-14 Et non contristes eum in vita illius
4-12 Sapientia filiis suis vitam inspirat
-13 Et qui illam diligit, diligit vitam
-14 Qui tenuerint illam, vitam hæreditabunt
5- 1 Et ne dixeris: Est mihi sufficiens vita
6-16 Amicus fidelis, medicamentum vitæ
-31 Decor enim vitæ est in illa
9-19 Ne forte auferat vitam tuam
10-10 Quoniam in vita sua projecit intima sua
-11 Omnis potentatus brevis vita
11-14 Bona et mala, vita et mors, paupertas
13-18 Omni vita tua dilige Deum, et invoca illum
15- 3 Cibabit illum pane vitæ et intellectus
-18 Ante hominem vita et mors, bonum et mal.
16- 2 Non credas vitæ illorum, et ne respexeris
17- 9 Et legem vitæ hæreditavit illos
18-33 Eris enim invidus vitæ tuæ
19- 5 Et qui odit correptionem, minuetur vita
21-16 Et consilium illius sicut fons vitæ permanet
22-12 Nequissimi e. nequissima vita super mort.
-13 Fatui a. et impii, omnes dies vitæ illorum
23- 1 Domine pater, et dominator vitæ meæ
- 4 Deus vitæ meæ, ne derelinquas me
24-25 In me omnis spes vitæ et virtutis
-31 Qui elucidant me, vitam æternam habebunt
-32 Hæc omnia liber vitæ, et testamentum Alt.
26- 2 Et annos vitæ illius in pace implebit
29-28 Initium vitæ hominis, aqua et panis
-31 Vita nequam hospitandi de domo in domum
30- 5 In vita sua vidit, et lætatus est in illo
-17 Melior est mors, quam vita amara
-23 Jucunditas cordis, hæc est vita hominis
31- 9 Laudabimus eum: fecit e. mirabilia in vita
-32 Æqua vita hominibus, vinum in sobrietate
-33 Quæ vita est ei, qui minuitur vino?
-34 Quid defraudat vitam? Mors

Eccli. 33-15 Contra malum bonum est, et contra mortem vita
-20 Non des potestatem super te in vita tua
-24 In die consummationis dierum vitæ tuæ
34-20 Dans sanitatem, et vitam, et benedictionem
-25 Panis egentium vita pauperum est
37-21 Ex quo... oriuntur bonum et malum, vita et mors
-28 Vita viri in numero dierum: dies a. Israël
-30 Fili, in vita tua tenta animam tuam
-34 Qui autem abstinens est, adjiciet vitam
39-31 Initium necessariæ rei vitæ hominum, aqua
40-18 Vita sibi sufficientis operarii condulcabitur
-29 Fili, in tempore vitæ tuæ ne indigeas
-30 Non est vita ejus in cogitatione victus
41- 7 Non est enim in inferno accusatio vitæ
-16 Bonæ vitæ numerus dierum: bonum autem
45- 6 Et dedit illi...legem vitæ et disciplinæ
46-22 Et ante tempus finis vitæ suæ et sæculi
-23 Et ostendit illi finem vitæ suæ
47-12 Ornavit tempora usq. ad consummat. vitæ
48-12 Nam nos vita vivimus tantum
-15 In vita sua fecit monstra, et in morte mirab.
-26 Retro rediit sol, et addidit regi vitam
50- 1 Qui in vita sua suffulsit domum
51- 9 Et vita mea appropinquans erat in inferno
Isai. 4- 3 Omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem
38-12 Præcisa est, velut a texente, vita mea
-16 Si sic vivitur, et in talibus vita spiritus mei
-20 Cantabimus cunctis diebus vitæ nostræ
57-10 Vitam manus tua invenisti, propterea
Jerem. 8- 3 Et eligent magis mortem quam vitam omnes
21- 8 Ego do cor. vobis viam vitæ et viam mortis
52-33 Coram eo semper cunctis diebus vitæ suæ
-34 Usque ad diem mortis suæ, cunctis diebus vitæ ejus
Thren. 3-53 Lapsa est in lacum vita mea, et posuerunt
-58 Judicasti, Domine... redemptor vitæ meæ
Baruc. 1-11 Orate pro vita Nabuchodonosor regis Babylonis, et pro vita Baltassar filii ejus
3- 9 Audi, Isr., mandata vitæ: auribus percipe
-14 Ut scias simul ubi sit longiturnitas vitæ
4- 1 Om. qui tenent eam, pervenient ad vitam
Ezech. 1-20 Sequentes eum. spiritus e. vitæ erat in rotis
-21 Sequentes ea: quia Spiritus vitæ erat in rotis
7-13 Et adhuc in viventibus vita eorum
Et vir in iniquitate vitæ s. non confortabitur
10-17 Elevabantur. Spiritus enim vitæ erat in eis
18- 9 Hic justus est, vita vivet, ait Dominus Deus
-17 Hic non morietur... sed vita vivet
-19 Præc. mea custodivit, et fecit illa, vivet vita
-21 Et fecerit judicium et justitiam: vita vivet
-28 Vita vivet, et non morietur
33-13 Etiam si dixero justo quod vita vivat
-15 In mandatis vitæ ambulaverit, nec fecerit quidquam injustum: vita vivet
-16 Judicium et justitiam fecit, vita vivet
Dan. 7-12 Et tempora vitæ constituta essent eis
12- 2 Alii in vitam æternam, et alii in opprobrium
Jonæ. 2- 7 Et sublevabis de corruptione vitam meam
4- 3 Quia melior est mihi mors quam vita
Malac. 2- 5 Pactum meum fuit cum eo vitæ et pacis
1 Mac. 9-71 Nihil facturum ei mali om. diebus vitæ ejus
2 Mac. 3-31 Ut invocaret Altissim., ut vitam donaret ei
-33 Nam propter eum Dom. tibi vitam donavit
4- 7 Post Seleuci vitæ excessum, cum suscepisset
-38 Jubet... sacrilegum vita privari
5- 5 Tanquam vita excessisset Antiochus
-27 Inter feras vitam in montibus cum suis ageb.
6-19 Mortem magis quam odibilem vitam complectens
-20 Non admittere illicita propter vitæ amorem
-24 Arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum transisse ad vitam alienigenarum
-25 Propter modicum corruptibilis vitæ tempus
-27 Quamobrem fortiter vita excedendo
-31 Et iste quidem hoc modo vita decessit
7- 9 Scelestissime, in præsenti vita nos perdis
Nos.. in æternæ vitæ resurrectione suscitab.
-14 Tibi enim resurrectio ad vitam non erit
-22 Neque e... animam donavi vobis et vitam
-23 Vob. iter. cum misericordia reddet et vitam
-36 Sub testamento æternæ vitæ effecti sunt
9-28 In montibus miserabili obitu vita functus est
10- 9 Et Antiochi... vitæ excessus ita se habuit
-13 Veneno vitam finivit
14-46 Invocans dominatorem vitæ ac spiritus
Atque ita vita defunctus est
Matth. 7-14 Et arcta via est, quæ ducit ad vitam
18- 8 Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem
- 9 Bon. tibi est cum uno oculo in vitam intrare
19-16 Quid boni faciam ut habeam vitam æternam
-17 Si a. vis ad vitam ingredi, serva mandata
-29 Centupl. accipiet, et vitam ætern. possidebit
25-46 Justi autem (*ibunt*) in vitam æternam

Marc. 9-42 Bonum est tibi debilem introire in vitam
-44 Bonum est tibi claudum introire in vitam æt.
10-17 Quid faciam ut vitam æternam percipiam?
-30 Qui non accipiat... in sæc. futuro vitam æt.
Luc. 8-14 Et voluptatibus vitæ, euntes, suffocantur
10-25 Quid faciendo vitam æternam possidebo?
12-15 Quia non in abundantia cujusq. vita ejus est
16-25 Fili, recordare quia recepisti bona in vita t.
18-18 Quid faciens, vitam æternam possidebo?
-30 Et non recipiat... in sæc. venturo vitam æt.
21-34 In crapula, et ebrietate, et curis huj. vitæ
Joan. 1- 4 In ipso vita erat, et vita erat lux hominum
3-15 Ut... non pereat, sed habeat vitam æternam
-16 Non pereat, sed habeat vitam æternam
-36 Qui credit in Filium, habet vitam æternam
Qui a. incredulus est Filio, non videbit vitam
4-14 Fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æter.
-36 Et congregat fructum in vitam æternam
5-24 Habet vitam æternam, et in judicium non venit, sed transiit a morte in vitam
-26 Sicut enim Pater habet vitam in semetipso
Sic dedit et Filio habere vitam in semetipso
-29 Et procedent... in resurrectionem vitæ
-39 Vos putatis in ipsis vitam æternam habere
-40 Non vultis venire ad me, ut vitam habeatis
6-27 Sed qui permanet in vitam æternam
-33 Qui de cœlo descendit, et dat vitam mundo
-35 Dixit autem eis Jesus: Ego sum panis vitæ
-40 Ut omnis... habeat vitam æternam
-47 Qui credit in me, habet vitam æternam
-48 Ego sum panis vitæ
-52 Quem ego dabo, caro m. est pro mundi vita
-54 Non habebitis vitam in vobis
-55 Bibit meum sanguinem, habet vitam ætern.
-64 Verba, quæ ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt
-69 Ad quem ibimus? verba vitæ æternæ habes
8-12 Non ambulat in ten., sed habebit lumen vitæ
10-10 Ego veni ut vitam habeant, et abundantius
-28 Ego vitam æternam do eis: et non peribunt
11-25 Dix. ei Jesus: Ego sum resurrectio, et vita
12-25 In vitam æternam custodit eam
-50 Et scio quia mandatum ejus vita æterna est
14- 6 Dicit ei Jesus: Ego sum via, et veritas, et vita
17- 2 Ut o., quod dedisti ei, det eis vitam ætern.
- 3 Hæc est a. vita æterna: ut cognoscant te
20-31 Ut credentes, vitam habeatis in nomine ejus
Act. 2-28 Notas mihi fecisti vias vitæ, et replebis me
3-15 Auctorem vero vitæ interfecistis
5-20 Loquimini... plebi omnia verba vitæ hujus
7-38 Qui accepit verba vitæ dare nobis
8-33 Quoniam tolletur de terra vita ejus
11-18 Gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam
13-46 Et indignos vos judicatis æternæ vitæ
-48 Quotquot erant præordinati ad vitam ætern.
17-25 Cum ipse det omnibus vitam, et inspirat.
26- 4 Quidem vitam meam a juventute.. noverunt
Rom. 2- 7 Et incorruptionem quærunt, vitam ætern.
5-10 Reconciliati, salvi erimus in vita ipsius
-17 In vita regnabunt per unum Jesum Christ.
-18 In omnes homines in justificationem vitæ
-21 Gratia regnet per justitiam in vitam ætern.
6- 4 Ita et nos in novitate vitæ ambulemus
-22 Habetis...finem vero vitam æternam
-23 Gratia autem Dei, vita æterna, in Ch. Jesu
7-10 Inventum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem
8- 2 Lex e. spiritus vitæ in Ch. Jesu liberavit me
- 6 Prudentia autem spiritus, vita et pax
-38 Certus sum enim, quia neque mors, neq. vita
11-15 Quæ assumptio, nisi vita ex mortuis?
1 Cor. 3-22 Sive vita, sive mors, sive præsentia, sive fut.
15-19 Si in hac vita tantum in Christo sperantes
2 Cor. 2-16 Aliis autem odor vitæ in vitam
4-10 Ut et vita Jesu manifestetur in corp. nostris
-11 Ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra
-12 Mors in nob. operatur, vita autem in vobis
5- 4 Ut absorbeatur quod mortale est, a vita
Galat. 6- 8 De spiritu metet vitam æternam
Ephes. 4-18 Alienati a vita Dei, per ignorantiam
5-26 Mundans lavacro aquæ in verbo vitæ
Philip. 1-20 Sive per vitam, sive per mortem
2-16 Verbum vitæ continentes ad gloriam meam
4- 3 Quorum nomina sunt in libro vitæ
Colos. 3- 3 Et vita vestra est abscondita cum Christo
- 4 Cum Christus apparuerit, vita vestra
1 Tim. 1-16 Qui credituri sunt illi in vitam æternam
2- 2 Ut quietam et tranquillam vitam agamus
4- 8 Promissionem habens vitæ, quæ nunc est
6-12 Apprehende vitam ætern., in qua vocatus es
-19 In futurum, ut apprehendant veram vitam
2 Tim. 1- 1 Secund. promissionem vitæ, quæ est in Ch.
-10 Illuminavit autem vitam et incorruptionem
Tit. 1- 2 In spem vitæ æternæ, quam promisit
3- 7 Hæredes simus secundum spem vitæ æternæ

Hebr. 2-15 Per totam vitam obnoxii erant servituti
7- 3 Neq. initium dierum, neq. finem vitæ habens
-16 Sed secundum virtutem vitæ insolubilis
Jacob. 1-12 Accipiet coronam vitæ, quam repromisit D.
4-15 Quæ est enim vita vestra? vapor est
1 Petr. 3- 7 Tanquam et cohæredibus gratiæ vitæ
-10 Qui e. vult vitam diligere, et dies videre bon.
-22 Ut vitæ æternæ hæredes efficeremur
2 Petr. 1- 3 Quæ ad vitam et pietatem donata sunt
1 Joan. 1- 1 Manus nost. contrectaverunt de verbo vitæ
- 2 Et vita manifestata est, et vidimus
Et annuntiamus vobis vitam æternam
2-16 Concupiscentia oculorum, et superbia vitæ
-25 Quam ipse pollicitus est nobis, vitam ætern.
3-14 Quoniam translati sumus de morte ad vitam
-15 Omnis homicida non habet vitam æternam
5-11 Quoniam vitam æternam dedit nobis Deus.
Et hæc vita in Filio ejus est
-12 Qui habet Filium, habet vitam
Qui non habet Filium, vitam non habet
-13 Ut sciatis quoniam vitam habetis æternam
-16 Et dabitur ei vita peccanti non ad mortem
-20 Hic est verus Deus, et vita æterna
Judæ. -21 Expectantes misericordiam...in vitam æter.
Apoc. 2- 7 Vincenti dabo edere de ligno vitæ
-10 Esto fidelis... et dabo tibi coronam vitæ
3- 5 Et non delebo nomen ejus de libro vitæ
7-17 Et deducet eos ad vitæ fontes aquarum
11-11 Spiritus vitæ a Deo intravit in eos
13- 8 Quor. non sunt scripta nomina in libro vitæ
17- 8 Quor. non sunt scripta nomina in libro vitæ
20-12 Et alius liber apertus est qui est vitæ
-15 Et qui non inventus est in libro vitæ scriptus
21- 6 Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ, gratis
-27 Nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni
22- 1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ
- 2 Et ex utraque parte fluminis lignum vitæ
-14 Ut sit potestas eorum in ligno vitæ
-17 Et qui vult, accipiat aquam vitæ, gratis
-19 Auferet Deus partem ejus de libro vitæ

VITALIS *et* VITALIA.

Exod. 29-22 Tolles...et arvinam, quæ operit vitalia
Levit. 3- 3 Et offerent...adipem qui operit vitalia
-10 Quæ operit ventrem atque universa vitalia
-14 Qui operit ventrem, et qui tegit univ. vitalia
4- 8 Tam eum qui vitalia operit, quam omnia
7- 3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia
8-16 Adipem vero qui erat super vitalia
2 Par. 21-15 Donec egrediantur vitalia tua paulatim
Sap. 15-11 Et qui insufflavit ei spiritum vitalem
Eccli. 16-31 Anima omnis vitalis denuntiavit ante faciem

VITIS.

Gen. 40- 9 Videbam coram me vitem
49-11 Ligans...et ad vitem, o fili mi, asinam suam
Judic. 9-12 Locutaq. sunt ligna ad vitem: Veni et impera
3 Reg. 4-25 Unusquisque sub vite sua et sub ficu sua
4 Reg. 4-39 Invenitq. quasi vitem sylvestrem, et collegit
Psal. 127- 3 Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus
Eccli. 24-23 Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris
Isai. 7-23 Omnis locus ubi fuerint mille vites
24- 7 Luxit vindemia, infirmata est vitis
Jerem. 8-13 Non est uva in vitibus, et non sunt ficus
Ezech. 15- 2 Fili hominis, quid fiet de ligno vitis
- 6 Quomodo lignum vitis inter ligna sylvarum
Osee. 10- 1 Vitis frondosa Israël, fruct. adæquatus est ei
Mich. 4- 4 Et sedebit vir subtus vitem suam
Zach. 3-10 Vocabit vir amicum suum subter vitem
1 Mac. 14-12 Et sedit unusquisque sub vite sua
Matth. 26-29 Non bibam amodo de hoc genimine vitis
Marc. 14-25 Quia jam non bibam de hoc genimine vitis
Luc. 22-18 Quod non bibam de generatione vitis
Joan. 15- 1 Ego sum vitis vera; et pater m. agricola est
- 4 Sicut palmes non potest fer. e fructum a semetipso, nisi manserit in vite
- 5 Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me
Jacob. 3-12 Numquid potest... ficus uvas facere, aut vitis ficus?

VITIUM.

Levit. 15- 3 Et tunc judicabitur huic vitio subjacere
Deut. 17- 1 In quo est macula, aut quippiam vitii
Judic. 9-19 Si ergo recte et absque vitio egistis
Job. 20-11 Ossa ej. implebuntur vitiis adolescentiæ ej.
Galat. 5-24 Carnem suam crucifixerunt cum vitiis

VITO.

Levit. 11-11 Carnes eorum non comedetis, et morticina vitabitis
-13 Comedere non debetis, et vitanda sunt vobis
Eccli. 32-21 Peccator homo vitabit correptionem
2 Mac. 2-32 Et executiones rerum vitare

VITREUS, A, UM.

Apoc. 4- 6 Et in conspectu sedis tanquam mare vitreum
15- 2 Et vidi tanquam mare vitreum mixtum igne
Stantes super mare vitreum, habentes cith.

VITRUM.

Job. 28-17 Non adæquabitur ei aurum vel vitrum
Prov. 23-31 Cum splenduerit in vitro color ejus
Apoc. 21-18 Civitas, aurum mundum simile vitro mundo
-21 Aurum mundum, tanq. vitrum perlucidum

VITTA.

Exod. 28-28 Et stringatur rationale... vitta hyacinthina
-37 Ligabisque eam vitta hyacinthina
39-19 Quos jungebat vitta hyacinthina
-30 Et strinxerunt eam cum mitra vitta hyac.
Num. 15-38 Ponentes in eis vittas hyacinthinas
Eccle. 12- 6 Et recurrat vitta aurea, et conteratur hydria
Cant. 4- 3 Sicut vitta coccinea, labia tua
Isai. 3-23 Specula, et sindones, et vittas, et theristra
Ezech. 44-18 Vittæ lineæ erunt in capitibus eorum

VITULA.

Deut. 21- 3 Seniores civ. ill. tollent vitulam de armento
- 4 Et cædent in ea cervices vitulæ
- 6 Lavabuntque manus suas super vitulam
Judic. 14-18 Si non arassetis in vitula m., non invenissetis
Isai. 15- 5 Usque ad Segor vitulam conternantem
Jerem. 46-20 Vitula elegans atque formosa Ægyptus
48-34 A Segor usq. ad Oronaïm vitula conternante
Osee. 10-11 Ephraïm vitula docta diligere trituram
Hebr. 9-13 Cinis vitulæ aspersus, inquinatos sanctificat

VITULAMINA.

Sap. 4- 3 Spuria vitulamina non dabunt radices altas

VITULUS.

Gen. 18- 7 Et tulit inde vitulum tenerrimum et optim.
- 8 Tulit quoq... lac, et vitulum quem coxerat
Exod. 24- 5 Immolaveruntq. vict. pacificas Do., vitulos
29- 1 Tolle vitulum de armento
- 3 Offeres: vitulum autem et duos arietes
-10 Applicabis et vitulum coram tabernaculo
-12 Sumptumque de sanguine vituli, pones
-14 Carnes vero vituli et corium et fim. combures
-36 Et vitulum pro peccato offeres per sing. dies
32- 4 Et fecit ex eis vitulum conflatilem
- 8 Feceruntque sibi vitulum conflatilem
-19 Vidit vitulum, et choros: iratusque valde
-20 Arripiensque vitulum quem fecerant
-24 Egressusque est hic vitulus
-35 Percussit ergo Do. populum pro reatu vituli
Levit. 1- 5 Immolabitque vitulum coram Domino
4- 3 Offeret pro peccato suo vitulum immaculat.
- 5 Hauriet quoque de sanguine vituli
- 8 Et adipem vituli auferet pro peccato
-10 Sicut aufertur de vitulo hostiæ pacificorum
-14 Offeret pro peccato suo vitulum
-15 Immolatoque vitulo in conspectu Domini
-20 Sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit
-21 Ipsum autem vitulum efferet extra castra
Atque comburet sicut et priorem vitulum
8- 2 Tolle... vitulum pro peccato, duos arietes
-14 Obtulit et vitulum pro peccato
-17 Vitulum cum pelle et carn. et fimo cremans
9- 2 Tolle de armento vitulum pro peccato
- 3 Tollite hircum pro peccato, et vitulum
- 8 Immolavit vitulum pro peccato suo
16- 3 Vitulum pro peccato offeret, et arietem
- 6 Cumq. obtulerit vitulum, et oraverit pro se
-11 His rite celebratis, offeret vitulum
-15 Sicut præceptum est de sanguine vituli
-18 Sumptum sanguinem vituli atq. hirci fundat
-27 Vitulum autem et hircum... asportabunt
23-18 Offeretisque.. et vitulum de armento unum
Num. 15-24 Offeret vitulum de armento, holocaustum
23- 1 Hic septem aras, et para totidem vitulos
- 2 Imposuerunt simul vitulum et arietem
- 4 Et imposui vitulum et arietem desuper
-14 Et impositis supra vitulo atque ariete
-29 Ædifica... sept. aras, et para totidem vitulos
-30 Imposuitq. vitulos et arietes per sing. aras
28-11 Offeretis... vitulos de armento duos
-12 In sacrificio per singulos vitulos
-14 Media pars hin per singulos vitulos
-19 Offeretisque... vitulos de armento duos
-20 Tres decimas per singulos vitulos, et duas
-27 Vitulos de armento duos, arietem unum
-28 Similæ... tres decimas per singulos vitulos
29- 2 Offeretisque... vitulum de armento unum
- 3 Similæ... tres decimas per singulos vitulos
- 8 Vitulum de armento unum, arietem unum
-13 Offeretisque... vitulos de armento tredecim

Num. 29-14 Similæ oleo conspersæ tres decimas per vitulos singulos, qui sunt simul vituli tred.
-17 In die alt. offeretis vitulos de armento duod.
-18 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-20 Die tertio offeretis vitulos undecim
-21 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-23 Die quarto offeretis vitulos decem
-24 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-26 Die quinto offeretis vitulos novem
-27 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-29 Die sexto offeretis vitulos octo
-30 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-32 Die septimo offeretis vitulos septem
-33 Per vitulos et arietes et agnos rite celebr.
-36 Offerentes... Dom. vitulum unum, arietem
-37 Per vitulos et arietes rite celebrab. et agnos
Deut. 9-16 Vidissemque vos... fecisse vobis vitulum
-21 Id est, vitulum, arripiens, igne combussi
1 Reg. 1-24 In vitulis tribus et tribus modiis farinæ
-25 Et immolaverunt vitulum, et obtulerunt
6- 7 Et recludite vitulos earum domi
-10 Tollentes duas vaccas, quæ lactabant vitulos Vitulosque earum concluserunt domi
14-32 Tulit oves, et boves, et vitulos, et mactav.
16- 2 Vitulum de armento tolles in manu tua
28-24 Mulier a. illa habebat vitulum pascualem
2 Reg. 6-12 Cum David septem chori, et victima vituli
17-29 Et mel et butyrum, oves et pingues vitulos
3 Reg. 1- 9 Immolatis ergo Adonias arietibus et vitulis
12-28 Excogitato consilio, fecit duos vitulos aureos
-30 Ibat enim populus ad adorandum vitulum
-32 Ut immolaret vitulis, quos fabricatus fuerat
4 Reg. 10-29 Non recessit, nec dereliquit vitulos aureos
17-16 Feceruntque sibi conflatiles duos vitulos
2 Par. 11-15 Et dæmoniorum, vitulorumque, quos fecerat
13- 8 Atq. vitulos aureos, quos fecit vobis Jerob.
1 Esdr. 6- 9 Quod si necesse fuerit, et vitulos, et agnos
-17 Obtulerunt in dedicationem... vitulos cent.
7-17 Et studiose eme de hac pecunia vitulos
8-35 Obtulerunt... vitulos duodecim pro omni
2 Esdr. 9-18 Cum fecissent sibi vitulum conflatilem
Tobiæ. 1- 5 Denique cum irent omnes ad vitulos aureos
Psal. 21-13 Circumdederunt me vituli multi
28- 6 Et comminuet eas tanquam vitulum Libani
49- 9 Non accipiam de domo tua vitulos
50-21 Tunc imponent super altare tuum vitulos
68-32 Et placebit Deo super vitulum novellum
105-19 Et fecerunt vitulum in Horeb: et adoraver.
-20 In similitudinem vituli comedentis fœnum
Prov. 15-17 Quam ad vitulum saginatum cum odio
Isai. 1-11 Sanguinem vitulorum et agnorum... nolui
11- 6 Vitulus et leo et ovis simul morabuntur
- 7 Vitulus et ursus pascentur: simul requiesc.
22-13 Occidere vitulos, et jugulare arietes
27-10 Ibi pascetur vitulus, et ibi accubabit
Jerem. 34-18 Vitulum quem conciderunt in duas partes
-19 Qui transierunt inter divisiones vituli
46-21 Quasi vituli saginati versi sunt, et fugerunt
50-11 Quon. effusi estis sicut vituli super herbam
52-20 Et mare unum, et vitulos duodecim æreos
Ezech. 1- 7 Planta pedis eor. quasi planta pedis vituli
43-19 Ut offerant mihi vitulum de armento
-21 Tolles vitulum, qui oblatus fuerit pro pecc.
-22 Expiabunt altare, sic. expiaverunt in vitulo
-23 Offeres vitulum de armento immaculatum
-25 Et vitulum de armento, et arietem.. offerent
45-18 Sumes vitulum de armento immaculatum
-22 Et faciet princeps... vitulum pro peccato
-23 Faciet holocaustum Domino septem vitulos
-24 Et sacrificium ephi per vitulum... faciet
46- 6 Vitulum de armento immaculatum
- 7 Et ephi per vitulum, ephi quoque per ariet.
-11 Erit sacrificium ephi per vitulum
Osee. 8- 5 Projectus est vitulus tuus, Samaria
- 6 In aranearum telas erit vitulus Samariæ
13- 2 Dicunt: Immolate homin. vitulos adorantes
14- 3 Et reddemus vitulos labiorum nostrorum
Amos. 6- 4 Qui comeditis...et vitulos de medio armenti
Mich. 6- 6 Numquid offeram ei... vitulos anniculos?
Malac. 4- 2 Et salietis sicut vituli de armento
Luc. 15-23 Et adducite vitulum saginatum
-27 Et occidit pater tuus vitulum saginatum
-30 Venit, occidisti illi vitulum saginatum
Act. 7-41 Et vitulum fecerunt in diebus illis
Hebr. 9-12 Neq. per sanguinem hircor. aut vitulorum
-19 Accipiens sanguin. vitulorum et hircorum
Apoc. 4- 7 Et secundum animal simile vitulo

VITUPERATIO.

Psal. 30-14 Quoniam audivi vituperationem multorum

VITUPERO.

Eccli. 11- 7 Priusq. interroges, ne vituperes quemquam
1 Mac. 11-11 Vituperavit eum, propterea quod concup.
Marc. 7- 2 Cum vidissent quosdam... vituperaverunt
2 Cor. 6- 3 Ut non vituperetur ministerium nostrum
8-20 Ne quis nos vituperet in hac plenitudine
Hebr. 8- 8 Vituperans e. eos, dicit: Ecce dies venient

VIVIFICO.

1 Reg. 2- 6 Dominus mortificat et vivificat
27-11 Virum et mulierem non vivificabat David
2 Reg. 8- 2 Unum ad occid., et unum ad vivificandum
4 Reg. 5- 7 Deus ego sum, ut occid. possim, et vivificare
8- 5 Apparuit mulier, cujus vivificaverat filium
2 Esdr. 9- 6 Et tu vivificas omnia hæc
Job. 33- 4 Spiraculum Omnipotentis vivificavit me
Psal. 40- 3 Dominus conservet eum, et vivificet eum
70-20 Et conversus vivificasti me
79-19 Et non discedimus a te, vivificabis nos
84- 7 Deus tu conversus vivificabis nos
118-17 Vivifica me: et custodiam sermones tuos
-25 Vivifica me secundum verbum tuum
-37 Averte oculos meos... in via tua vivifica me
-40 In æquitate tua vivifica me
-50 Quia eloquium tuum vivificavit me
-88 Secundum misericordiam tuam vivifica me
-93 Quia in ipsis vivificasti me
-107 Domine, vivifica me secundum verbum t.
-149 Et secundum judicium tuum vivifica me
-154 Propter eloquium tuum vivifica me
-156 Secundum judicium tuum vivifica me
-159 Domine: in misericordia tua vivifica me
137- 7 In medio tribulationis, vivificabis me
142-11 Propter nomen tuum, Dom., vivificabis me
Isai. 38-16 Corripies me, et vivificabis me
57-15 Ut vivificet spiritum humilium, et vivificet cor contritorum
Ezech. 13-18 Vivificabant animas eorum
-19 Et vivificarent animas, quæ non vivunt
18-27 Ipse animam suam vivificabit
Osee. 6- 3 Vivificabit nos post duos dies
Habac. 3- 2 Opus tuum, in medio annorum vivifica illud
Luc. 17-33 Et quicumq. perdiderit illam, vivificabit eam
Joan. 5-21 Sicut e. Pater suscitat mortuos, et vivificat Sic et Filius, quos vult, vivificat
6-64 Spiritus est, qui vivificat: caro non prodest
Act. 7-19 Ut exponerent infantes suos, ne vivificarentur
Rom. 4-17 Qui vivificat mortuos, et vocat ea quæ non sunt
8-11 Vivificabit et mortalia corpora vestra
1 Cor. 15-22 Ita et in Christo omnes vivificabuntur
-36 Insipiens, tu quod seminas non vivificatur
-45 Novissimus Adam in spiritum vivificantem
2 Cor. 3- 6 Littera enim occidit, Spiritus autem vivificat
Galat. 3-21 Esset lex, quæ posset vivificare
1 Tim. 6-13 Præcipio tibi, coram D., qui vivificat omnia
1 Petr. 3-18 Mortificatus quid. carne, vivificatus a. spiritu

VIVO.

Gen. 1-20 Producant aquæ reptile animæ viventis
-21 Omnem animam viventem atq. motabilem
-24 Producat terra animam viventem in genere
-30 Et in quibus est anima vivens
2- 7 Et factus est homo in animam viventem
-19 Omne e. quod vocavit Adam animæ viventis
3-20 Eo quod mater esset cunctorum viventium
-22 Et comedat, et vivat in æternum
5- 3 Vixit a. Adam centum triginta annis
- 5 Factum est omne tempus quod vixit Adam
- 6 Vixit quoque Seth centum quinque annis
- 7 Vixitque Seth postquam genuit Enos
- 9 Vixit vero Enos nonaginta annis, et genuit
-10 Post cujus ortum vixit octingentis quindecim
-12 Vixit quoque Caïnan septuaginta annis
-13 Et vixit Caïnan postquam genuit Malaleel
-15 Vixit a. Malaleel sexaginta quinque annis
-16 Et vixit Malaleel postquam genuit Jared
-18 Vixitque Jared centum sexaginta duobus
-19 Et vixit Jared postquam genuit Henoch
-21 Porro Henoch vixit sexaginta quinq. annis
-22 Et vixit, postquam genuit Mathusalam, trec.
-25 Vixit quoque Mathusala cent. octog. septem
-26 Et vixit Mathusala, postq. genuit Lamech
-28 Vixit a. Lamech centum octoginta duobus
-30 Vixitque Lamech, postquam genuit Noë
6-19 Bina induces in arcam, ut vivant tecum
-20 Ingredientur tecum, ut possint vivere
8-21 Non igitur ultra percutiam omnem animam viventem
9- 3 Et omne quod movetur et vivit, erit vobis
-10 Et ad omnem animam viventem, quæ est
-12 Et ad omnem animam viventem, quæ est
-15 Cum om. anima vivente quæ carnem vegetat
-16 Inter Deum et omnem animam viventem
-28 Vixit a. Noë post diluvium trecentis quinq.
11-11 Vixitque Sem postquam genuit Arphaxad
-12 Porro Arphaxad vixit triginta quinq. annis
-13 Vixitque Arphaxad postquam genuit Sale
Gen. 11-14 Sale quoque vixit triginta annis, et genuit
-15 Vixitque Sale postquam genuit Heber
-16 Vixit autem Heber triginta quatuor annis
-17 Et vixit Heber postquam genuit Phaleg
-18 Vixit quoq. Phaleg triginta annis, et genuit
-19 Vixitque Phaleg postquam genuit Reu
-20 Vixit autem Reu triginta duobus annis
-21 Vixit quoque Reu postquam genuit Sarug
-22 Vixit vero Sarug triginta annis, et genuit
-23 Vixitque Sarug postquam genuit Nachor
-24 Vixit autem Nachor viginti novem annis
-25 Vixitque Nachor postquam genuit Thare
-26 Vixitque Thare septuaginta annis, et genuit
12-13 Et vivat anima mea ob gratiam tui
16-14 Puteum Viventis et Videntis me
17-18 Dixitque ad Deum: Utinam Ismaël vivat
19-20 Numq. non modica est, et vivet anima mea?
20- 7 Et orabit pro te, et vives
23- 1 Vixit a. Sara centum viginti septem annis
24-62 Puteum, cujus nom. est Viventis et Videntis
25- 6 Ab Isaac filio suo, dum adhuc ipse viveret
-11 Juxta puteum nomine Viventis et Videntis
27-40 Vives in gladio, et fratri tuo servies
-46 Si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terræ, nolo vivere
42- 2 Emite nobis necessaria, ut possimus vivere
-18 Ait: Facite quæ dixi, et vivetis
43- 7 Si pater viveret, si haberemus fratrem
- 8 Ut proficiscamur, et possimus vivere
-27 De quo dixeratis mihi: Adhuc vivit?
-28 Sospes est servus t. pater noster, adhuc vivit
45- 3 Ego sum Joseph: adhuc pater meus vivit?
- 7 Et escas ad vivendum habere possitis
-26 Joseph filius tuus vivit: et ipse dominatur
-28 Sufficit mihi si adhuc Joseph filius m. vivit
47-28 Et vixit in ea decem et septem annis
50-22 Vixitque centum decem annis
Exod. 4-18 Et revertar... ut videam si adhuc vivant
19-13 Sive jumentum fuerit, sive homo, non vivet
21-22 Abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit
22- 4 Si inventum fuerit apud eum... vivens
-18 Maleficos non patieris vivere
33-20 Non enim videbit me homo, et vivet
Levit. 11-10 Eorum quæ in aquis moventur et vivunt
-46 Ista est lex... et omnis animæ viventis
13-14 Quando vero caro vivens in eo apparuerit
14- 5 In vase fictili super aquas viventes
-51 Et tinget omnia... in aquis viventibus
-52 Tam in sanguine passeris quam in aquis viventibus
15-13 Lotis vest. et toto corp. in aquis viventibus
16-20 Tunc offerat hircum viventem
18- 5 Judicia, quæ faciens homo, vivet in eis
-18 Nec revelabis turpit. ejus, adhuc illa vivente
25-35 Et susceperis eum... et vixerit tecum
-36 Ut vivere possit frater tuus apud te
Num. 4-19 Hoc facite eis ut vivant, et non moriantur
14-21 Vivo ego: et implebitur gloria Domini
-28 Dic ergo eis: Vivo ego, ait Dominus
-38 Vixerunt ex omnibus qui perrexerant
16-30 Descenderintque viventes in infernum
-48 Et stans inter mortuos ac viventes
21- 8 Qui percussus aspexerit eum, vivet
22-33 Te occidissem, et illa viveret
24-23 Heu, quis victurus est, quando ista faciet
Deut. 4- 1 Quæ ego doceo te: ut, faciens ea, vivas
- 4 Vivitis universi usque in præsentem diem
-10 Discant timere me omni tempore quo vivunt
-33 Ut audiret popul... sicut tu audisti et vixisti
5- 3 Qui in præsentiarum sumus, et vivimus
-16 Ut longo vivas tempore, et bene sit tibi
-24 Quod loquente Deo cum hom., vixerit homo
-26 Quid est omnis caro, ut audiat vocem Dei viventis... et possit vivere
-33 Ambulabitis, ut vivatis, et bene sit vobis
8- 1 Ut possitis vivere, et multiplicemini
- 3 Quod non in solo pane vivat homo
11- 9 Multoque in ea vivatis tempore
16-20 Persequeris: ut vivas, et possideas terram
19- 5 Ad unam supradictarum urbium confugiet, et vivet
20-16 Nullum omnino permittes vivere
22- 7 Ut bene sit tibi, et longo vivas tempore
25-15 Ut multo vivas tempore super terram
30- 6 Ut diligas Dominum... ut possis vivere
-16 Vivas, atq. multiplicet te, benedicatq. tibi
-19 Elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen t.
31-27 Adhuc vivente me, et ingrediente vobiscum
32-39 Ego occidam, et ego vivere faciam
-40 Et dicam: Vivo ego in æternum
-47 Sed ut singuli in eis viverent
33- 6 Vivat Ruben, et non moriatur, et sit parvus
Josue. 3-10 Scietis quod Dominus Deus vivens in medio
6-17 Sola Rahab meretrix vivat, cum universis
-25 Rahab vero meretricem.. fecit Josue vivere

Josue. 8-23 Regem quoque urbis Haï apprehenderunt viventem
9-20 Reserventur quidem ut vivant
-21 Sed sic vivant, et in usus... ligna cædant
24-31 Qui longo vixerunt tempore post Josue
Judic. 2- 7 Qui longo post eum vixerunt tempore
8-19 Vivit Dominus, quia si servassetis eos
Ruth. 3-13 Vivit Dominus, dormi usque mane
1 Reg. 1-26 Obsecro, mi domine, vivit anima tua
10-24 Et clamavit om. populus, et ait : Vivat rex
14-39 Vivit Dominus salvator Israel
-45 Vivit Do., si ceciderit capillus de capite ej.
17-26 Quis enim est... qui exprobravit acies Dei viventis?
-36 Qui ausus est maledic. exercitui Dei viventis
-55 Dixitq. Abner : Vivit anima tua, rex, si novi
19- 6 Juravit : Vivit Dominus, quia non occidetur
20- 3 Quin imo vivit Dominus, et vivit anima tua
-14 Si vixero, facies mihi misericordiam Dom.
-22 Quia pax tibi est, et nihil est mali, vivit Do.
-31 Diebus, quibus filius Isaï vixerit super terr.
25-26 Dom. mi, vivit Dominus, et vivit anima tua
-29 Custodita quasi in fasciculo viventium
-34 Alioquin vivit Dominus Deus Israel
26-10 Et dixit David : Vivit Dominus
-16 Vivit Dom., quoniam filii mortis estis vos
27- 9 Nec relinquebat viventem virum et mulier.
28-10 Vivit Dom., quia non eveniet tibi quidq.
29- 6 Vivit Dominus, quia rectus es tu, et bonus
2 Reg. 1-10 Sciebam enim quod vivere non poterat
2-27 Ait Joab : Vivit Dominus, si locutus fuisses
4- 9 Vivit Dominus, qui eruit animam meam
12- 5 Vivit Dominus, quon. filius mortis est vir
-18 Ecce cum parvulus adhuc viveret
-21 Propt. infantem, cum adh. viveret, jejunasti
-22 Propt. infantem, dum adh. viveret, jejunavi
Donet eum mihi Dominus, et vivat infans
14-11 Vivit Dom., quia non cadet de capillis filii
15-21 Vivit Dominus, et vivit dom. meus rex
18-18 Erexerat sibi, cum adhuc viveret, titulum
19- 6 Si Absalom viveret, et o. nos occubuissemus
20- 3 Usq. in diem mortis s. in viduitate viventes
22-47 Vivit Dominus, et benedictus Deus meus
3 Reg. 1-25 Coram eo et dicentibus : Vivat rex Adonias
-29 Juravit rex, et ait : Vivit Dominus
-31 Vivat dominus meus David in æternum
-34 Atque dicetis : Vivat rex Salomon
-39 Et dixit omnis populus : Vivat rex Salomon
2-24 Et nunc vivit Dominus, qui firmavit me
3-22 Sed filius tuus mortuus est, meus a. vivit
Dicebat : Mentiris : filius quippe meus vivit
-23 Rex ait : Hæc dicit, Filius meus vivit
Sed filius tuus mortuus est, meus a. vivit
8-40 Diebus, quibus vivunt super faciem terræ
12- 6 Coram Salomone patre ej. cum adhuc viveret
17- 1 Vivit Do. Deus Israel, in cuj. conspectu sto
-12 Quæ respondit : Vivit Dominus Deus tuus
-23 Et ait illi : En vivit filius tuus
18-10 Vivit Dominus Deus tuus, quia non est gens
-15 Et dixit Elias : Vivit Dominus exercituum
20-32 Benadad dicit : Vivat, oro te, anima mea
Et ille ait : Si adhuc vivit, frater meus est
21-15 Non enim vivit Naboth, sed mortuus est
22-14 Vivit Dom., quia quodcumq. dixerit mihi
4 Reg. 1- 2 Utrum vivere queam de infirmitate mea hac
2- 2 Vivit Dominus, et vivit anima tua
- 4 Ille ait : Vivit Dominus, et vivit anima tua
- 6 Qui ait : Vivit Dominus, et vivit anima tua
3-14 Vivit Dom. exercituum, in cujus consp. sto
4- 7 Tu autem et filii tui vivite de reliquo
-30 Ait : Vivit Dominus, et vivit anima tua
5-16 Respondit : Vivit Dominus, ante quem sto
-20 Vivit Dominus, quia curram post eum
7- 4 Si pepercerint nobis, vivemus
8- 1 Cujus vivere fecerat filium, dicens : Surge
10-19 Quicumque defuerit, non vivet
11-12 Et plaudentes manu, dixerunt : Vivat rex
14-17 Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Juda
18-32 Et vivetis, et non moriemini
19- 4 Ut exprobraret Deum viventem, et argueret
-16 Misit ut exprobraret nobis Deum viventem
20- 1 Morieris enim tu, et non vives
6-31 Diebus, quibus vivunt super faciem terræ
10- 6 Cor. patre ej. Salomone dum adhuc viveret
18-13 Cui respondit Michæas : Vivit Dominus
23-11 Imprecatiq. sunt ei atq. dixerunt : Vivat rex
25-25 Vixit autem Amasias filius Joas, rex Juda
2 Esdr. 2- 3 Et dixi regi : Rex, in æternum vive
5- 2 Accipiamus... frumentum, et comedamus, et vivamus
6-11 Quis ut ego ingredietur templum, et vivet?
9-29 Quæ faciet homo, et vivet in eis
Tobiæ. 3- 6 Expedit enim mihi mori magis quam vivere
5- 4 Ut, dum adhuc vivo, recipias eam
12- 6 Et coram omnibus viventibus confitemini ei

Tobiæ. 14- 1 Tobias, vixit annis quadraginta duobus
Judith. 3- 2 Melius est e. ut viventes serviamus Nabuc.
7-16 Ut captivi benedicamus Dominum, viventes
11- 5 Vivit enim Nabuchodonosor rex terræ
Et vivit virtus ejus, quæ est in te
12- 4 Dixit Judith : Vivit anima tua, domine meus
13-20 Vivit a. ipse Dominus, quon. custodivit me
Esth. 4-11 Nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit... atque ita possit vivere
13-17 Ut viventes laudemus nomen t., Domine
16-13 Mardochæum, cujus fide et beneficiis vivimus
-16 Et filios... maximi, semperq. viventis Dei
Job. 7-16 Desperavi, nequaquam ultra jam vivam
12-10 In cujus manu anima omnis viventis
14- 1 Homo natus de muliere, brevi vivens temp.
-14 Putas-ne mortuus homo rursum vivat?
-22 Attamen caro ejus dum vivet dolebit
19-25 Scio enim quod Redemptor meus vivit
21- 7 Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt
27- 2 Vivit Deus, qui abstulit judicium meum
28-13 Nec invenitur in terra suaviter viventium
-21 Abscondita est ab oculis omnium viventium
30-23 Ubi constituta est domus omni viventi
33-28 Sed vivens lucem videret
-30 Ut revocet animas... et illuminet luce viventium
42-16 Vixit a. Job post hæc cent. quadrag. annis
Psal. 17-47 Vivit Dominus, et benedictus Deus meus
21-27 Vivent corda eorum in sæculum sæculi
-31 Et anima mea illi vivet
26-13 Credo videre bona Dom. in terra viventium
37-20 Inimici aut. mei vivunt, et confirmati sunt
38- 6 Universa vanitas, omnis homo vivens
48-10 Et vivet adhuc in finem
51- 7 Emigrabit... radicem t. de terra viventium
54-16 Et descendant in infernum viventes
55-13 Ut placeam cor. Deo in lumine viventium
57-10 Sicut viventes, sic in ira absorbet eos
68-29 Deleantur de libro viventium
-33 Quærite Deum, et vivet anima vestra
71-15 Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiæ
88-49 Quis est homo, qui vivet, et non videbit
113-18 Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino
117-17 Non moriar, sed vivam : et narrabo opera
118-77 Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam
-116 Suscipe me secundum eloquium t., et vivam
-144 Intellectum da mihi, et vivam
-175 Vivet anima mea, et laudabit te
141- 6 Tu es spes mea, portio m. in terra viventium
142- 2 Non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens
Prov. 1-12 Deglutiamus eum sicut infernus viventem
4- 4 Custodi præcepta mea, et vives
7- 2 Serva mandata mea, et vives
9- 6 Relinquite infantiam, et vivite, et ambul.
15-27 Qui autem odit munera, vivet
Eccle. 4- 2 Et laudavi magis mortuos, quam viventes
-15 Vidi cunctos viventes, qui ambulant sub sole
6- 3 Si genuerit quisp... et vixerit multos annos
- 6 Etiam si duobus millibus annis vixerit
7- 3 Et vivens cogitat quid futurum sit
-16 Impius multo vivit tempore in malitia sua
8-10 Qui etiam cum adhuc viverent, in loco
9- 4 Nemo est qui semper vivat
- 5 Viventes enim sciunt se esse morituros
10-19 In risum faciunt panem, et vinum, ut epulentur viventes
11- 8 Si annis multis vixerit homo, et in his omn.
Cant. 4-15 Puteus aquarum viventium, quæ fluunt
Sap. 4-10 Et vivens inter peccatores translatus est
5-16 Justi autem in perpetuum vivent
12-23 Qui in vita sua insensate et injuste vixerunt
-24 Infantium insensatorum more viventes
14-22 Sed et in magno viventes inscientiæ bello
-28 Aut vivunt injuste, aut pejerant cito
15-17 Quia ipse quidem vixit, cum esset mortalis
Eccli. 3- 7 Qui honorat patrem s., vita vivet longiore
7-37 Gratia dati in conspectu omnis viventis
17-27 Confiteberis vivens, vivus et sanus confiteb.
18- 1 Qui vivit in æternum, creavit omnia simul
25-10 Vivens et videns subversionem inimicorum
37-29 Et nomen illius erit vivens in æternum
42-24 Omnia hæc vivunt, et manent in sæculum
44-14 Et nomen eorum vivit in generationem
45-20 Ipsum elegit ab omni vivente, offerre sacrif.
48-12 Nam nos vita vivimus tantum
Isai. 26-14 Morientes non vivant, gigantes non resurg.
-19 Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent
37- 4 Ad blasphemandum Deum viventem
-17 Quæ misit ad blasphemand. Deum viventem
38- 1 Quia morieris tu, et non vives
-11 Non videbo Dom. Deum in terra viventium
-16 Domine, si sic vivitur, et in talibus vita spir.
-19 Vivens vivens ipse confitebitur tibi
49-18 Vivo ego, dicit Dominus, quia omnibus his

Isai. 53- 8 Quia abscissus est de terra viventium
55- 3 Audite, et vivet anima vestra, et feriam vob.
Jerem. 4- 2 Vivit Dominus, in veritate, et in judicio
5- 2 Quod si etiam, Vivit Dominus dixerint
10-10 Ipse Deus vivens, et rex sempiternus
11-19 Et eradamus eum de terra viventium
12-16 Ut jurent in nomine meo : Vivit Dominus
16-14 Et non dicetur ultra : Vivit Dominus
-15 Sed, Vivit Dominus, qui eduxit filios Israel
17-13 Dereliquerunt venam aquarum viventium
21- 9 Vivet, et erit ei anima sua, quasi spolium
22-24 Vivo ego, dicit Dominus
23- 7 Et non dicent ultra : Vivit Dom., qui eduxit
- 8 Sed : Vivit Dominus, qui eduxit et adduxit
-36 Et pervertistis verba Dei viventis
27-12 Et servite ei, et populo ejus, et vivetis
-17 Sed servite regi Babylonis, ut vivatis
35- 7 Ut vivatis diebus multis super faciem terræ
38- 2 Vivet, et erit anima ejus sospes et vivens
-16 Vivit Dominus, qui fecit nobis animam hanc
-17 Vivet anima tua, et civitas hæc non succend.
-20 Et bene tibi erit, et vivet anima tua
44-26 Vivit Dom. Deus, in omni terra Ægypti
46-18 Vivo ego, inquit rex, Dominus exercituum
49-11 Relinque pupill. tuos : ego faciam eos vivere
Thren. 3-39 Quid murmuravit homo vivens
4-20 In umbra tua vivemus in gentibus
Baruc. 1-12 Ut vivamus sub umbra Nabuchodonosor
Ezech. 3-18 Ut avertatur a via sua impia, et vivat
-21 Vivens vivet, quia annuntiasti ei
5-11 Idcirco vivo ego, dicit Dominus Deus
7-13 Et adhuc in viventibus vita eorum
13-19 Et vivificarent animas, quæ non vivunt
-22 Non reverteretur a via sua mala, et viveret
14-16 Vivo ego, dicit Dominus Deus
-18 Vivo ego, dicit Dominus Deus, non liberab.
-20 Vivo ego, dicit Dominus Deus
16- 6 Et dixi tibi cum esses in sang. tuo : Vive, dixi, inquam, tibi : In sanguine tuo vive
-48 Vivo ego, dicit Dominus Deus
17-16 Vivo ego, dicit Dominus Deus
-19 Vivo ego, quon. juramentum quod sprevit
18- 3 Vivo ego, dicit Dominus Deus, si erit ultra
- 9 Hic justus est, vita vivet, ait Dominus Deus
-13 Numquid vivet? non vivet
-17 Hic non morietur... sed vita vivet
-19 Præc. mea custodivit, et fecit illa, vivet vita
-21 Vita vivet, et non morietur
-22 In justitia sua, quam operatus est, vivet
-23 Et non ut convertatur a viis suis, et vivat
-24 Si a. averterit se justus... numquid vivet?
-28 Vita vivet, et non morietur
-32 Dicit Dominus Deus : Revertimini, et vivite
20- 3 Vivo ego quia non respondebo vobis, ait D.
-11 Ostendi eis, quæ faciens homo, vivet in eis
-13 Projecerunt, quæ faciens homo, vivet in eis
-21 Quæ cum fecerit homo, vivet in eis
-25 Ego dedi eis.. et judicia in quibus non vivent
-31 Vivo ego, dicit Dom. Deus, quia non resp.
-33 Vivo ego, dicit Dominus Deus
26-20 Cum dedero gloriam in terra viventium
32-23 Dederant quond. formid. in terra viventium
-24 Posuerunt terrorem s. in terra viventium
-26 Deder. formidinem suam in terra viventium
-27 Terror fortium facti sunt in terra viventium
-32 Quia dedi terror. meum in terra viventium
33-10 Quomodo ergo vivere poterimus?
-11 Dic ad eos : Vivo ego, dicit Dominus Deus
Ut convertatur impius a via sua, et vivat
-12 Et justus non poterit vivere in justitia sua
-13 Etiam si dixero justo quod vita vivat
-15 Vita vivet, et non morietur
-16 Judicium et justitiam fecit, vita vivet
-19 Fecerit q. judicium et justitiam, vivet in eis
-27 Vivo ego, quia qui in ruinosis habitant
34- 8 Vivo ego, dicit Dominus Deus
35- 6 Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus
-11 Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus
37- 3 Fili hominis, putas-ne vivent ossa ista?
- 5 Ego intromittam in vos spiritum, et vivetis
- 6 Et dabo vobis spiritum, et vivetis
-10 Et ingressus est in ea spiritus, et vixerunt
-14 Dedero spiritum meum in vobis, et vixeritis
47- 9 Et omnis anima vivens, quæ serpit, quocumque venerit torrens, vivet
Et vivent omnia, ad quæ venerit torrens
Dan. 2- 4 Rex, in sempiternum vive
-30 Est in me plus quam in cunctis viventibus
3- 9 Dixeruntque... Rex, in æternum vive
4-14 Donec cognoscant viventes, quoniam dom.
-31 Et viventem in sempiternum laudavi
5-10 Et proloquens ait : Rex, in æternum vive
6- 6 Sic locuti sunt ei : Dari rex, in æternum vive
-20 Daniel serve Dei viventis, Deus tuus
-21 Regi respondens ait : Rex, in æternum vive

Dan. 6-26 Ipse est enim Deus vivens, et æternus
12- 7 Et jurasset per Viventem in æternum
14- 4 Non colo idola manufacta, sed viventem D.
- 5 Non videtur tibi esse Bel vivens Deus?
-23 Non potes dic. quia iste non sit Deus vivens
-24 Dominum Deum meum adoro : quia ipse est Deus vivens : iste a. non est Deus vivens
Osee. 1-10 Dicetur eis : Filii Dei viventis
4-15 Neque juraveritis : Vivit Dominus
6- 3 Suscitabit nos, et vivemus in conspectu ejus
14- 8 Vivent tritico, et germinabunt quasi vinea
Amos. 5- 4 Quia hæc dicit Do... Quærite me, et vivetis
- 6 Quærite Dominum, et vivite
-14 Quærite bonum, et non malum, ut vivatis
8-14 Vivit Deus tuus, Dan, et vivit via Bersabee
Jonæ. 4- 8 Et dixit : Melius est mihi mori, quam vivere
Habac. 2- 4 Justus autem in fide sua vivet
Soph. 2- 9 Propterea vivo ego, dicit Dom. exercituum
Zach. 1- 5 Prophetæ numquid in sempiternum vivent?
10- 9 Et vivent cum filiis suis, et revertentur
13- 3 Non vives : quia mendacium locutus es
1 Mac. 1- 7 Divisit illis regnum s., cum adhuc viveret
2-13 Quo ergo nobis adhuc vivere?
-33 Facite secundum verbum regis Antiochi, et vivetis
4-35 Quod parati sunt aut vivere, aut mori fortit.
6-55 Rex Antiochus cum adhuc viveret
2 Mac. 3-35 Magnis promissis ei, qui vivere illi concessit
9- 9 Ac viventis in doloribus carnes ej. effluerent
14-25 Quiete egit, communiterque vivebant
Matth. 4- 4 Scriptum est : Non in solo pane vivit homo
9-18 Impone manum tuam super eam, et vivet
22-32 Non est Deus mortuorum, sed viventium
27-63 Quia seductor ille dixit adhuc vivens
Marc. 5-23 Impone man. super eam, ut salva sit, et vivat
16-11 Et illi audientes quia viveret, et visus esset
Luc. 2-36 Vixerat cum viro s. annis septem a virginit.
4- 4 Script. est : quia non in solo pane vivit homo
10-28 Recte respondisti : Hoc fac, et vives
15-13 Dissipavit substantiam s. vivendo luxuriose
20-38 Omnes enim vivunt ei
24- 5 Quid quæritis viventem cum mortuis?
-23 Dicentes... vidisse, qui dicunt eum vivere
Joan. 4-50 Dicit ei Jesus : Vade, filius tuus vivit
-51 Nuntiaverunt dicentes, quia filius ej. viveret
-53 Hora erat, in qua dixit ei Jesus: Filius t. vivit
5-25 Et qui audierint, vivent
6-52 Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet
-58 Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo Et qui manducat me, et ipse vivet propt. me
-59 Qui manducat hunc panem, vivet in ætern.
11-25 Qui credit... etiam si mortuus fuerit, vivet
-26 Et omnis, qui vivit, et credit in me
14-19 Videtis me : quia ego vivo, et vos vivetis
Act. 17-28 In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus
20-12 Adduxerunt autem puerum viventem
22-22 Non enim fas est eum vivere
25-19 Quem affirmabat Paulus vivere
-24 Acclam. non oportere eum vivere amplius
26- 5 Secundum certiss. sectam... vixi Pharisæus
28- 4 Evaserit de mari, ultio non sinit eum vivere
Rom. 1-17 Sicut script. est : Justus autem ex fide vivit
6- 2 Quomodo adhuc vivemus in illo?
- 8 Quia simul etiam vivemus cum Christo
-10 Quod autem vivit, vivit Deo
-11 Viventes a. Deo, in Christo Jesu Do. nostro
-13 Tanquam ex mortuis viventes
7- 1 Lex in hom. dominatur quanto temp. vivit
- 2 Mulier, vivente viro, alligata est legi
- 3 Igitur, vivente viro, vocabitur adultera
- 9 Ego autem vivebam sine lege aliquando
8-10 Spiritus vero vivit propter justificationem
-12 Ut secundum carnem vivamus
-13 Si e. secundum carnem vixeritis, moriemini Si a. spiritu facta carnis mortificav., vivetis
10- 5 Justitiam... qui fecerit homo, vivet in ea
12- 1 Ut exhibeatis corpora v. hostiam viventem
14- 7 Nemo enim nostrum sibi vivit
- 8 Sive enim vivimus, Domino vivimus Sive ergo vivimus, sive morimur, Do. sumus
-11 Scriptum est e. : Vivo ego, dicit Dominus
1 Cor. 7-39 Alligata est legi quanto tempore vir ej. vivit
9-14 Ita Do. ordinavit iis... de Evangelio vivere
15-45 Factus est... Adam in animam viventem
2 Cor. 1- 8 Ita ut tæderet nos etiam vivere
4-11 Semper e. nos qui vivimus, in mortem trad.
5-15 Ut, et qui vivunt, jam non sibi vivant
6- 9 Quasi morientes, et ecce vivimus
13- 4 Sed vivit ex virtute Dei Sed vivemus cum eo ex virtute Dei in vobis
Galat. 2-14 Si tu, cum Judæus sis, gentiliter vivis
-19 Legi mortuus sum, ut Deo vivam
-20 Vivo autem, jam non ego : vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne: in fide vivo Filii Dei
Galat. 3-11 Manifestum est : quia justus ex fide vivit
-12 Sed, qui fecerit ea, vivet in illis
5-25 Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus
Philip. 1-21 Mihi e. vivere Christus est, et mori lucrum
-22 Quod si vivere in carne, hic mihi fructus
Colos. 2-20 Quid adhuc tanq. viventes in mundo decer.
3- 7 Ambulastis aliquando, cum viveretis in illis
1 Thes. 3- 8 Quon. nunc vivimus, si vos statis in Dom.
4-14 Quia nos, qui vivimus, qui residui sumus
-16 Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur
5-10 Sive dormiamus, simul cum illo vivamus
1 Tim. 5- 6 Nam quæ in deliciis est, vivens, mortua est
2 Tim. 3-12 Omnes, qui pie volunt vivere in Chr. Jesu
Tit. 2-12 Sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæc.
Hebr. 7- 8 Ibi autem contestatur, quia vivit
-25 Semper vivens ad interpellandum pro nobis
9-14 Ad serviendum Deo viventi
-17 Nondum valet, dum vivit qui testatus est
10-20 Quam initiavit nobis viam nov. et viventem
-31 Horrend. est incidere in manus Dei viventis
-38 Justus autem meus ex fide vivit
12- 9 Obtemperab. Patri spirituum, et vivemus
-22 Sed accessistis ad... civitatem Dei viventis
Jacob. 4-15 Et : Si vixerimus, faciemus hoc, aut illud
1 Petr. 2-24 Ut peccatis mortui, justitiæ vivamus
4- 2 Quod reliquum est in carne vivat temporis
- 6 Vivant autem secundum Deum in Spiritu
1 Joan. 4- 9 Misit Deus in mund., ut vivamus per eum
Apoc. 1-18 Et ecce sum vivens in sæcula sæculorum
3- 1 Quia nomen habes quod vivas, et mort. es
4- 9 Super thronum, Viventi in sæcula sæculor.
-10 Et adorabant Viventem in sæcula sæculor.
5-14 Et adoraverunt Viventem in sæcula sæculor.
10- 6 Et juravit per viventem in sæcula sæculor.
13-14 Bestiæ, quæ habet plagam gladii, et vixit
15- 7 Phialas aur., plenas iracundiæ Dei viventis
16- 3 Et omnis anima vivens mortua est in mari
18- 9 Qui cum illa fornicati sunt, et in deliciis vixerunt
20- 4 Et vixerunt, et regnaverunt cum Christo
- 5 Cæteri mortuorum non vixerunt

VIVUS, A, UM.

Gen. 26-19 Foderuntque... et repererunt aquam vivam
Exod. 21-35 Vendent bovem vivum, et divident pretium
Levit. 13-10 Ipsa quoque caro viva apparuerit
-15 Caro e. viva, si lepra aspergitur, immunda
14- 4 Ut offerat duos passeres vivos pro se
- 6 Alium autem vivum cum ligno cedrino
- 7 Dimittet passerem vivum, ut in agr. avolet
-50 Immolato uno passere... super aquas vivas
-51 Et hyssopum, et coccum, et passerem vivum
16-10 Statuet eum vivum coram Domino
20-14 Vivus ardebit cum eis, nec permanebit
Num. 16-33 Descenderuntque vivi in infernum operti
19-17 Et mittent aquas vivas super eos in vas
20- 6 Aperi eis thesaurum t., fontem aquæ vivæ
Judic. 16-30 Multoque plures interfecit moriens, quam ante vivus occiderat
Ruth. 2-20 Gratiam, quam præbuerat vivis, servavit
1 Reg. 15- 8 Et apprehendit Agag regem Amalec vivum
3 Reg. 3-25 Dividite... infantem vivum in duas partes
-26 Dixit autem mulier, cujus filius erat vivus Obsecro, domine, date illi infantem vivum
-27 Date huic infantem vivum, et non occidatur
20-18 Sive pro pace veniunt, apprehendit eos vivos : sive ut prælientur, vivos eos capite
4 Reg. 7-12 Egressi fuerint de civitate, capiem. eos vivos
10-14 Qui ait : Comprehendite eos vivos Quos cum comprehendissent vivos, jugul.
Tobiæ. 8- 2 Posuitque eam super carbones vivos
Psal. 41- 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum
83- 3 Et caro mea, exultaverunt in Deum vivum
114- 9 Placebo Domino in regione vivorum
123- 3 Forte vivos deglutissent nos
Eccle. 9- 4 Melior est canis vivus leone mortuo
Sap. 1-13 Deus... nec lætatur in perditione vivorum
4-16 Condemnat a. justus mortuus vivos impios
18-12 Nec enim ad sepeliendum vivi sufficiebant
-23 Et divisit illam, quæ ad vivos ducebat viam
Eccli. 17-25 Cum vivis et dantibus confessionem Deo
-27 Confiteberis vivens, vivus et sanus confiteb.
42- 8 Et probabilis in conspectu omnium vivorum
Isai. 8-19 Numquid non populus a Deo suo requiret pro vivis ac mortuis?
Jerem. 2-13 Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ
Zach. 14- 8 In die illa : Exibunt aquæ vivæ de Jerusal.
1 Mac. 8- 7 Et quia ceperunt eum vivum, et statuerunt
14- 2 Ut comprehenderet eum vivum, et adduc.
2 Mac. 6-26 Nec vivus, nec defunctus effugiam
10-36 Atque ipsos maledicos vivos concremare
12-24 Precibus postulabat ut vivus dimitteretur
-35 Et cum vellet illum capere vivum, eques
15- 4 Est Dominus vivus ipse in cœlo potens
Matth. 16-16 Petrus dixit : Tu es Christus, Filius Dei vivi
Matth. 26-63 Adjuro te per Deum vivum, ut dicas nobis
Marc. 12-27 Non est Deus mortuorum, sed vivorum
Luc. 20-38 Deus a. non est mortuorum, sed vivorum
Joan. 4-10 Petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivam
-11 Puteus altus est : unde ergo habes aquam vivam?
6-41 Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi
-51 Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi
7-38 Flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ
11-27 Credidi quia tu es Christus Filius Dei vivi
Act. 1- 3 Præbuit se ipsum vivum post passionem s.
9-41 Assignavit eam vivam
10-42 Qui constitutus est a Deo judex vivorum
14-14 Ab his vanis converti ad Deum vivum
Rom. 9-26 Ibi vocabuntur filii Dei vivi
14- 9 Ut et mortuorum et vivorum dominetur
2 Cor. 3- 3 Scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi
6-16 Vos enim estis templum Dei vivi
1 Thes. 1- 9 A simulacris, servire Deo vivo, et vero
1 Tim. 3-15 Quæ est Ecclesia Dei vivi, columna
4-10 Maledicimur, quia speram. in Deum vivum
6-17 Sed in Deo vivo, qui præstat nobis omnia
2 Tim. 4- 1 Qui judicaturus est vivos et mortuos
Hebr. 3-12 Cor mal. incredulitatis, discedendi a D. vivo
4-12 Vivus est enim sermo Dei, et efficax
1 Petr. 1- 3 Qui... regeneravit nos in spem vivam
-23 Per verbum Dei vivi, et permanentis
2- 4 Ad quem accedentes lapidem vivum
- 5 Ipsi tanquam lapides vivi superædificamini
4- 5 Qui paratus est judicare vivos et mortuos
Apoc. 1-18 Et vivus, et fui mortuus; et ecce sum vivens
7- 2 Vidi alterum Angelum... habentem signum Dei vivi
19-20 Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis

VIX.

Gen. 27-30 Vix Isaac sermonem impleverat
33-11 Vix fratre compellente suscipiens
2 Par. 9- 6 Et probassem vix medietatem sapientiæ t.
Tobiæ. 2- 8 Et vix effugisti mortis imperium
Judith. 15-13 Vix collecta sunt spolia Assyriorum
Job. 26-14 Cum vix parvam stillam sermonis ejus aud.
Prov. 6-26 Pretium enim scorti vix est unius panis
Eccli. 21-23 Vir autem sapiens vix tacite ridebit
29- 7 Adversabitur, solidi vix reddet dimidium
32-10 Adolescens, loquere in tua causa vix
Luc. 9-39 Et vix discedit dilanians eum
Act. 14-17 Et hæc dicentes, vix sedaverunt turbas
27- 7 Et vix devenissemus contra Gnidum
- 8 Et vix juxta navigantes, venimus in locum
-16 Potuimus vix obtinere scapham
Rom. 5- 7 Vix enim pro justo quis moritur
1 Petr. 4-18 Et si justus vix salvabitur, impius et peccat.

VOBISCUM.

Gen. 9- 9 Ego statuam pactum meum vobiscum
-10 Ad o. animam viventem, quæ est vobiscum
-11 Statuam pactum meum vobiscum
-15 Et recordabor fœderis mei vobiscum
23- 4 Date mihi jus sepulcri vobiscum
34-16 Habitabimus vobiscum, erimusq. unus pop.
42-38 Non descendet, inquit, filius meus vobiscum
43- 3 Nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis vobiscum
- 7 Adducite fratrem vestrum vobiscum
-14 Et remittat vobiscum fratrem vestrum
-23 Respondit : Pax vobiscum, nolite timere
44-23 Nisi venerit frater vest. minimus vobiscum
48-21 Erit Deus vobiscum, reducetque vos
50-24 Asportate ossa mea vobiscum de loco isto
Exod. 10-10 Respondit Pharao : Sic Dom. sit vobiscum
-24 Parvuli vestri eant vobiscum
13-19 Efferte ossa mea hinc vobiscum
24- 8 Fœderis quod pepigit Dominus vobiscum
-14 Habetis Aaron et Hur vobiscum
Levit. 26- 9 Et firmabo pactum meum vobiscum
Num. 1- 4 Eruntque vobiscum principes tribuum
5- 3 Ne contaminent ea, cum habitav. vobiscum
14-42 Non enim est Dominus vobiscum
-43 Nec erit Dominus vobiscum
22-13 Prohibuit me Dominus venire vobiscum
32-29 Si transierint... vobiscum Jordanem
-30 Sin a. noluerint transire armati vobiscum
35-34 Me commorante vobiscum
Deut. 1-42 Neque pugnetis, non enim sum vobiscum
9- 9 Pacti quod pepigit vobiscum Dominus
16-11 Pupillus et vidua, qui morantur vobiscum
31-27 Vivente me, et ingrediente vobiscum
Josue. 2-12 Ego misericordiam feci vobiscum, ita et vos
7-12 Non ero ultra vobiscum, donec conteratis
9- 6 Venimus pacem vobiscum facere cupientes
- 7 Ne... et non possimus fœdus inire vobiscum
23-16 Pactum Do Dei v. quod pepigit vobiscum
Judic. 2- 1 Non facerem irritum pactum m. vobiscum
Ruth. 1- 8 Faciat vobiscum Dominus misericordiam

Ruth. 2- 4 Dixitque messoribus : Dominus vobiscum
-15 Dicens : Etiam si vobiscum metere voluerit
1 Reg. 11- 2 In hoc feriam vobiscum fœdus
12- 2 Incanui : porro filii mei vobiscum sunt
- 7 Misericordiis Domini, quas fecit vobiscum
22- 3 Maneat... pater meus et mater m. vobiscum
23-23 Et revertimini... ut vadam vobiscum
2 Reg. 15-27 Duo filii vestri, sint vobiscum
18- 2 Dixitque... Egrediar et ego vobiscum
3 Reg. 1-33 Tollite vobiscum servos domini vestri
4 Reg. 10-23 Videte ne quis forte vobiscum sit de servis
17-38 Et pactum, quod percussit vobiscum
18-27 Et bibant urinam suam vobiscum
1 Par. 22-18 Quod Dominus Deus vester vobiscum sit
2 Par. 15- 2 Dominus vobiscum, quia fuistis cum eo
19- 7 Sit timor Domini vobiscum
-11 Et erit Dominus vobiscum in bonis
20-17 Et Dominus erit vobiscum
1 Esdr. 4- 2 Dixerunt eis : Ædificemus vobiscum
Tobiæ. 5-21 Et Angelus ejus comitetur vobiscum
7-15 Et Deus Jacob vobiscum sit
12- 6 Quia fecit vobiscum misericordiam suam
-18 Etenim cum essem vobiscum, per voluntat.
-19 Videbar quidem vobiscum manducare
13- 8 Credentes quod faciat vobiscum misericor.
Job. 12- 2 Et vobiscum morietur sapientia?
Isai. 36-12 Et bibant urinam pedum suorum vobiscum
55- 3 Et feriam vobiscum pactum sempiternum
Jerem. 2- 9 Adhuc judicio contendam vobiscum
7- 3 Et habitabo vobiscum in loco isto
- 7 Habitabo vobiscum in loco isto
29-16 Non s. egressi vobiscum in transmigration.
42-11 Vobiscum sum ego, ut salvos vos faciam
Baruc. 6- 6 Angelus enim meus vobiscum est
Ezech. 20-35 Et judicabor vobiscum ibi facie ad faciem
47-22 Vobiscum divident possessionem
Osee. 14- 3 Tollite vobiscum verba, et convertimini
Joel. 2-26 Dei vestri, qui fecit mirabilia vobiscum
Amos. 5-14 Et erit Dominus Deus exercituum vobiscum
Aggæi. 1-13 Ego vobiscum sum, dicit Dominus
2- 5 Quoniam ego vobiscum sum, dicit Domin.
- 6 Verbum quod pepigi vobiscum
Zach. 8-23 Viri Judæi, dicentes : Ibimus vobiscum : audivimus e. quoniam Deus vobiscum est
1 Mac. 8-20 Statuere vobiscum societatem et pacem
13-37 Facere vobiscum pacem magnam
16- 3 Auxilium vero de cœlo vobiscum sit
2 Mac. 11-20 Qui a me missi sunt colloqui vobiscum
Matth. 17-16 O generatio... quousque ero vobiscum?
26-11 Nam semper pauperes habetis vobiscum
-29 Cum illud bibam vobiscum novum
28-20 Et ecce ego vobiscum sum
Marc. 14- 7 Semper enim pauperes habetis vobiscum
Luc. 22-15 Desideravi hoc Pascha manduc. vobiscum
-53 Cum quotidie vobiscum fuerim in templo
24-44 Cum adhuc essem vobiscum
Joan. 7-33 Adhuc modicum tempus vobiscum sum
12- 8 Pauperes enim semper habetis vobiscum
13-33 Filioli, adhuc modicum vobiscum sum
14- 9 Tanto tempore vobiscum sum
-16 Ut maneat vobiscum in æternum
16- 5 Ab initio non dixi, quia vobiscum eram
Act. 20-18 Qualiter vobiscum per omne tempus fuerim
Rom. 15-32 Ut veniam ad vos... et refrigerer vobiscum
16-20 Gratia Domini nostri... vobiscum
1 Cor. 4- 8 Ut et nos vobiscum regnemus
16-23 Gratia Dom. nostri Jesu Christi vobiscum
2 Cor. 1-21 Qui autem confirmat nos vobiscum
4-14 Suscitabit, et constituet vobiscum
13-11 Deus pacis et dilectionis erit vobiscum
Philip. 4- 9 Et Deus pacis erit vobiscum
Colos. 2- 5 Absens sum, sed spiritu vobiscum sum
4-18 Gratia vobiscum. Amen
1 Thes. 5-28 Gratia Dom. nostri Jesu Christi vobiscum
2 Tim. 4-22 Gratia vobiscum. Amen
2 Petr. 1- 8 Hæc enim si vobiscum adsint, et superent
2-13 In conviviis suis luxuriantes vobiscum
2 Joan. - 3 Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a D.

VOCABULUM.

Gen. 25-13 Et hæc nomina filiorum ejus in vocabulis
36-40 In cognationibus, et locis, et vocabulis suis
38- 2 Viditque ibi filiam hominis Chananæi, vocabulo Sue
Num. 26-53 Dividetur terra juxta numer. vocabulorum
32-38 Imponentes vocabula urbibus, quas extrux.
34-19 Quorum ista sunt vocabula : De tribu Juda
Josue. 9-17 Quarum hæc vocabula s., Gabaon et Caphira
Judic. 3-15 Qui suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod
10- 5 Sepultus in loco, cui est vocabulum Camon
18-29 Vocato nomine civitatis Dan, juxta vocabulum patris sui
20-45 Ad petram, cujus vocabulum est Remmon
Ruth. 4-10 Ne vocabulum ej. de familia sua.. deleatur
1 Reg. 9- 2 Erat ei filius vocabulo Saul, electus et bonus
2 Reg. 4- 4 Habuitque vocabulum Miphiboseth
13- 1 Sororem speciosissimam, vocabulo Thamar
1 Par. 16-41 Unumquemque vocabulo suo ad confitend.
1 Esdr. 5-14 Et data sunt Sassabasar vocabulo
Esth. 2- 5 Erat vir Judæus... vocabulo Mardochæus

VOCATIO.

Rom. 11-29 Sine pœnitentia e. sunt dona et vocatio Dei
1 Cor. 1-26 Videte enim vocationem vestram, fratres
7-20 Unusquisque in qua vocatione vocatus est
Ephes. 1-18 Ut sciatis quæ sit spes vocationis ejus
4- 1 Ut digne ambuletis vocatione, qua vocati
- 4 Sicut vocati estis in una spe vocationis vest.
Philip. 3-14 Persequor ad bravium supernæ vocationis
2 Thes. 1-11 Ut dignetur vos vocatione sua Deus noster
2 Tim. 1- 9 Qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua
Hebr. 3- 1 Vocationis cœlestis participes, considerate
2 Petr. 1-10 Certam vestram vocationem et elect. faciatis

VOCIFERATIO.

Exod. 32-18 Neque vociferatio compellentium ad fugam
Josue. 6- 5 Conclamabit omnis populus vociferatione
Psal. 26- 6 Et immolavi... hostiam vociferationis
32- 3 Bene psallite ei in vociferatione

VOCIFEROR.

Exod. 2-23 Filii Israël, propter opera vociferati sunt
5- 8 Vacant e., et idcirco vociferantur, dicentes
-15 Et vociferati sunt ad Pharaonem, dicentes
22-23 Si læseritis eos, vociferabuntur ad me
32-17 Aud. a. Josuë tumultum pop. vociferantis
Num. 14- 1 Igitur vociferans om. turba flevit nocte illa
Josue. 6-10 Dicam vobis : Clamate, et vociferamini
-16 Dixit Josuë ad omnem Israël : Vociferamini
-20 Om. pop. vociferante, et clangentibus tubis
8-16 Illi vociferantes pariter, et se mutuo cohort.
Judic. 7-21 Et vociferantes, ululantesque fugerunt
15-14 Et Philisthiim vociferantes occurrissent ei
1 Reg. 4- 5 Vociferatus est omnis Israël clamore grandi
17-20 Qui egressus ad pugnam vociferatus erat
-52 Consurgentes viri Isr. et Juda vociferati s.
2 Reg. 18-26 Vociferans in culmine, ait : Apparet mihi
19-28 Aut quid possum ultra vociferari ad regem?
2 Par. 13-15 Omnesque viri Juda vociferati sunt
32-20 Vociferati sunt usque in cœlum
1 Esdr. 3-11 Omnis quoq. populus vociferabatur clamore
-12 Multi vociferantes in lætitia elevabant voc.
-13 Commixtim enim populus vociferabatur
Esth. 11-10 Et illis vociferantibus, fons parvus crevit
Job. 19- 7 Vociferabor, et non est qui judicet
29-12 Quod liberassem pauperem vociferantem
Isai. 42-13 Suscitabit zelum; vociferabitur, et clamabit
Jerem. 11- 6 Vociferare omnia verba hæc in civitatibus
20- 8 Quia jam olim loquor, vociferans iniquitat.
Habac. 1- 2 Vociferabor ad te vim patiens; et non salv.
Act. 22-23 Vociferantibus a. eis, et projicientibus vest.

VOCO.

Gen. 1- 8 Vocavitque Deus firmamentum, Cœlum
-10 Et vocavit Deus aridam, Terram
2-19 Adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea
Omne e. quod vocavit Adam animæ viventis
-23 Hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est
3- 9 Vocavitque Domin. Deus Adam, et dixit ei
-20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva
4-17 Vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui
-25 Peperit filium, vocavitq. nomen ejus Seth
-26 Seth natus est filius, quem vocavit Enos
5- 2 Et vocavit nomen eorum Adam
- 3 Vocavitque nomen ejus Seth
-29 Vocavitque nomen ejus Noë, dicens
11- 9 Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel
12-18 Vocavitque Pharao Abram, et dixit ei
16-11 Paries filium : vocabisq. nomen ejus Ismaël
-13 Vocavit a. nomen Do. qui loquebatur ad eam
-15 Qui vocavit nomen ejus Ismaël
17- 5 Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram
-15 Uxorem tuam non vocabis Saraï, sed Saram
-19 Pariet tibi filium, vocabisq. nomen ej. Isaac
19- 5 Vocaveruntque Lot, et dixerunt ei
-22 Idcirco vocatum est nomen urbis illius Segor
-37 Peperitque major filium, et vocavit nomen ejus Moab
-38 Peperit fil., et vocavit nomen ejus Ammon
20- 8 Abimelech vocavit omnes servos suos
- 9 Vocavit autem Abimelech etiam Abraham
21- 3 Vocavitque Abraham nomen filii sui
-12 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
-17 Vocavitque Angelus Dei Agar de cœlo
-31 Idcirco vocatus est locus ille Bersabee
22-15 Vocavit autem Angelus Domini Abraham
24-57 Vocemus puellam, et quæramus ipsius vol.
-58 Cumque vocata venisset, sciscitati sunt
Gen. 25-25 Vocatumque est nomen ejus Esaü
-30 Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom
26-18 Nominibus, quibus ante pater vocaverat
-20 Quamobrem nomen putei.. vocavit Calumn.
-22 Itaque vocavit nomen ejus, Latitudo
27- 1 Vocavitque Esaü filium suum majorem
-36 Juste vocatum est nomen ejus Jacob
-42 Quæ mittens et vocans Jacob filium suum
28- 1 Vocavit itaq. Isaac Jacob, et benedixit eum
-19 Urbis Bethel, quæ prius Luza vocabatur
-22 Et lapis iste... vocabitur Domus Dei
29-22 Qui vocatis multis amicorum turbis ad conv.
-32 Vocavitque nomen ejus Ruben, dicens
-33 Vocavitque nomen ejus Simeon
30- 8 Et invalui : vocavitque eum Nephthali
-11 Feliciter! et idcirco vocavit nomen ejus Gad
-24 Et vocavit nomen ejus Joseph, dicens
31- 4 Misit, et vocavit Rachel et Liam in agrum
-47 Quem vocavit Laban, Tumulum testis
-54 Vocavit fratres suos ut ederent panem
32-30 Vocavitque Jacob nomen loci illius Phanuël
35- 8 Vocatumque est nomen loci illius, Quercus
-10 Non vocaberis ultra Jacob, sed Israël
-15 Vocansque nomen loci illius, Bethel
-18 Vocavit nomen filii sui Benoni
38- 3 Et peperit filium, et vocavit nomen ej. Her
- 4 Concepto fœtu, natum filium vocavit Onan
-29 Ob hanc causam vocavit nomen ej. Phares
39-14 Vocavit ad se hom. domus suæ, et ait ad eos
41-45 Vocavit eum lingua Ægyptiaca, Salvatorem
-51 Vocavitque nomen primogeniti Manasses
46- 2 Audivit eum per visionem noctis vocantem
-33 Cumque vocaverit vos, et dixerit
47-29 Vocavit filium suum Joseph, et dixit ad eum
48- 6 Nomine fratrum s. vocabuntur in possession.
49- 1 Vocavit autem Jacob filios suos, et ait eis
50-11 Vocatum est nomen loci illius, Planctus
Exod. 1-15 Una vocabatur Sephora, altera Phua
2- 8 Perrexit puella, et vocavit matrem suam
-10 Vocavitque nomen ejus Moyses, dicens
-20 Vocate eum ut comedat panem
-22 Quæ peperit ei filium, quem vocavit Gersam
Alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer
3- 4 Vocavit eum de medio rubi, et ait : Moyses
-18 Dominus Deus Hebræorum vocavit nos
5- 3 Deus Hebræorum vocavit nos, ut eamus
7-11 Vocavit a. Pharao sapientes et maleficos
8- 8 Vocavit autem Pharao Moysen et Aaron
-25 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron
9-27 Misitq. Pharao : et vocavit Moysen et Aar.
10-16 Festinus Pharao vocavit Moysen et Aaron
-24 Vocavitque Pharao Moysen et Aaron
12-21 Vocavit a. Moyses omnes seniores filiorum
-31 Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte
15-23 Vocans illum Mara, id est, amaritudinem
17- 7 Et vocavit nomen loci illius, Tentatio
-15 Et vocavit nomen ejus, Dom. exaltatio mea
18- 3 Filios ejus, quorum unus vocabatur Gersam
19- 3 Vocavitque eum Dominus de monte
-20 Et vocavit Moysen in cacumen ejus
24-16 Septimo autem die vocavit eum de medio
31- 2 Ecce, vocavi ex nomine Beseleel filium Uri
33- 7 Vocavitque nomen ej., Tabernaculum fœd.
-19 Et vocabo in nomine Domini coram te
34-15 Vocet te quispiam ut comedas de immolatis
-31 Vocatique ab eo, reversi sunt tam Aaron
35-30 Vocavit Dom. ex nomine Beseleel filium Uri
36- 2 Cumque vocasset eos Moyses, et omnem
Levit. 1- 1 Vocavit a. Moysen, et locutus est ei Dom.
9- 1 Vocavit Moyses Aaron et filios ejus, ac maj.
10- 4 Vocatis a. Moyses Misaële et Elisaphan
23- 2 Hæ sunt feriæ Dom., quas vocabitis sanctas
- 3 Dies septimus... vocabitur sanctus
-21 Et vocabitis hunc diem celeberrimum
-24 Clangentibus tubis, et vocabitur sanctum
-27 Dies... erit celeberr., et vocabitur sanctus
-35 Dies primus vocabitur celeberrimus
-37 Quas vocabitis celeberrimas atque sanctiss.
24-11 Vocabatur autem mater ejus Salumith
25-10 Vocabis remissionem cunctis habitatoribus
Num. 11- 3 Vocavitque nomen loci illius, Incensio
-26 Quor. unus vocabatur Eldad, et alter Med.
-34 Vocatusque est ille locus, sepulcra Concupiscentiæ
12- 5 Vocans Aaron et Mariam, qui cum iissent
13-17 Vocavitque Osee filium Nun, Josue
16- 2 Tempore concilii per nomina vocabantur
-12 Ut vocaret Dathan et Abiron filios Eliab
21- 3 Et vocavit nomen loci illius, Horma
22- 5 Ut vocarent eum, et dicerent : Ecce egressus
-20 Si vocare te venerunt homines isti, surge
-37 Ad Balaam : Misi nuntios ut vocarent te
23-11 Ut malediceres inimicis meis vocavi te
24-10 Ad maledicendum inimicis meis vocavi te

Num. 23- 2 Quæ vocaverunt eos ad sacrificia sua
-15 Quæ pariter interfecta est vocabatur Cozbi
32-42 Vocavitque eam ex nomine suo Nobe
Deut. 2-20 Quos Ammonitæ vocant Zomzommim
3- 9 Quem Sidonii Sarion vocant, et Amorrhæi
-13 Cunctaque Basan vocatur terra Gigantum
-14 Vocavitque ex nomine suo Basan, Havoth
5- 1 Vocavitque Moyses omn. Israëlem, et dixit
25-10 Vocabitur nomen illius..Domus discalceati
29- 2 Vocavitque Moyses omnem Israël, et dixit
31- 7 Vocavitque Moyses Josue, et dixit ei
-14 Voca Josuë, et state in tabernaculo testim.
33-19 Populos vocabunt ad montem : ibi immolab.
Josue. 3-16 Procul, ab urbe quæ vocatur Adom
In mare Sol., quod nunc vocatur Mortuum
4- 4 Vocavitque Josuë duodecim viros
5- 9 Vocatumque est nomen loci illius Galgala
6- 6 Vocavit ergo Josuë filius Nun sacerdotes
7-26 Vocatumq. est nomen loci illius Vallis Achor
9-22 Vocavit Gabaonitas Josuë, et dixit eis
10-24 Vocavit omnes viros Israël, et ait ad princ.
14-15 Nom. Hebron ante vocabatur Cariath-Arbe
15- 7 Transitque aquas, quæ vocantur fons Solis
-15 Dabir, quæ prius vocabatur Cariath-Sepher
18-14 Quæ vocatur et Cariathiarim, urbem
19-47 Vocantes nomen ejus Lesem Dan
21-11 Cariath-Arbe patris Enac, quæ vocatur Hebron
22- 1 Eodem tempore vocavit Josuë
-34 Vocaveruntque filii Ruben et filii Gad
23- 2 Vocavit Josuë omnem Israëlem, majoresq.
24- 1 Et vocavit majores natu ac principes
- 9 Misitque et vocavit Balaam filium Beor
Judic. 1-17 Vocatumque est nomen urbis, Horma
-23 Urbem, quæ prius Luza vocabatur
-26 Ædificavit ibi civitat., vocavitq. eam Luzam
2- 5 Vocatum est nomen loci ill. : locus Flentium
4- 5 Sub palma, quæ nomine illius vocabatur
- 6 Quæ misit et vocavit Barac filium Abinoëm
-11 Usque ad vallem, quæ vocatur Sennim
6-24 Vocavitque illud, Domini pax
-32 Ex illo die vocatus est Gedeon, Jerobaal
7- 1 Venit ad fontem, qui vocatur Harad
8- 1 Ut nos non vocares, cum ad pugnam perg.
9-54 Qui vocavit cito armigerum suum, et ait
12- 1 Vocare nos noluisti, ut pergeremus tecum?
- 2 Vocaviq. vos, ut præberetis mihi auxilium
- 4 Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad
13- 6 Et quo nomine vocaretur, noluit mihi dicere
-24 Et vocavit nomen ejus Samson
14-15 An idcirco vocastis nos ad nuptias ut spoliaretis?
15- 9 In loco, qui postea vocatus est Lechi
-17 Et vocavit nomen loci illius Ramath-Lechi
16- 4 Amavit mulierem... et vocabatur Dalila
-19 Vocavitq. tonsorem, et rasit sept. crines ej.
-25 Præceperunt ut vocaretur Samson
18-29 Vocato nomine civitatis Dan juxta vocabul.
19-10 Jebus, quæ altero nomine vocabatur Jer.
20-33 In loco, qui vocatur Baalthamar
Ruth. 1- 2 Vocabatur Elimelech, et uxor ejus Noëmi
- 4 Una vocabatur Orpha, altera vero Ruth
-20 Ne vocetis me Noëmi (id est, pulchram)
Sed vocate me Mara (id est, amaram)
-21 Cur ergo vocatis me Noëmi, quam Do. hum.
2-19 Et nomen dixit viri, quod Booz vocaretur
4- 1 Vocans eum nomine s. Qui divertit et sedit
-14 Et vocaretur nomen ejus in Israël
-17 Vocaverunt nomen ejus Obed
1 Reg. 1-20 Peperit filium, vocavitq. nomen ej. Samuël
3- 4 Vocavit Dominus Samuël. Qui respondens
- 5 Dixit : Ecce ego : vocasti enim me
Qui dixit : Non vocavi : revertere, et dormi
- 6 Adjecit Dominus rursum vocare Samuëlem
Et dixit : Ecce ego : quia vocasti me
Non vocavi te, fili mi : revertere, et dormi
- 8 Dominus, et vocavit adhuc Samuëlem tertio
- 9 Et ait : Ecce ego : quia vocasti me
Intellexit ergo Heli quia Do. vocaret puer.
Vade, et dormi : et si deinceps vocaverit te
-10 Vocavit, sicut vocaverat secundo : Samuël
-16 Vocavit ergo Heli Samuëlem, et dixit
4-21 Et vocavit puerum, Ichabod, dicens
6- 2 Vocaverunt Philisth. sacerdotes et divinos
7-12 Et vocavit nomen loci illius, Lapis Adjutorii
9- 9 Proph. dicit. hodie, vocabatur olim Videns
-13 Et deinceps comedunt qui vocati sunt
-24 Servatum est tibi, quando populum vocavi
-26 Vocavit Samuël Saülem in solario, dicens
16- 3 Vocabis Isaï ad victimam, et ego ostendam
- 5 Sanctificavit... et vocavit eos ad sacrificium
- 8 Et vocavit Isaï Abinadad, et adduxit eum
19- 7 Vocavit itaq. Jonathas David, et indicavit
23-28 Vocaverunt loc. illum, Petram dividentem
28-15 Vocavi ergo te, ut ostenderes mihi

1 Reg. 29- 6 Vocavit ergo Achis David, et ait ei
2 Reg. 1- 7 Et conversus... densque me, vocavit
-15 Vocansque David unum de pueris suis, ait
2-16 Vocatumque est nomen loci illius, Ager
5- 9 Et vocavit eam, Civitatem David
-20 Propterea vocatum est nomen loci illius
6- 8 Vocatum est nomen loci illius, Percussio
9- 2 Quem cum vocasset rex ad se, dixit ei
- 9 Vocavit itaque rex Sibam puerum Saül
11-13 Et vocavit eum David ut comederet coram se
12-24 Genuit filium, et vocavit nomen ejus Salom.
-25 Et vocavit nomen ejus, Amabilis Domino
13-17 Sed vocato puero, qui ministrabat ei, dixit
-23 Et vocavit Absalom omnes filios regis
14-33 Vocatusque est Absalom, et intravit
15- 2 Et omnem virum... vocabat Absalom ad se
-11 Ierunt ducenti viri de Jerusalem vocati
17- 5 Ait a. Absalom : Vocate Chusaï Arachiten
-25 Filius viri, qui vocabatur Jetra de Jezraëli
18-18 Vocavitque titulum nomine suo
21- 2 Vocatis ergo Gabaonitis rex, dixit ad eos
3 Reg. 1- 9 Vocavit universos fratres suos filios regis
-10 Et Salomonem fratrem suum non vocavit
-19 Et vocavit om. filios regis, Abiathar quoq.
Salomonem a. servum tuum non vocavit
-25 Et vocavit universos filios regis et principes
-26 Et Salomonem famulum tuum non vocavit
-28 David dicens : Vocate ad me Bethsabee
-32 Vocate mihi Sadoc sacerdotem et Nathan
2-36 Misit quoq. rex, et vocavit Semeï, dixitq. ei
-42 Et mittens vocavit eum, dixitque illi
7-21 Vocavit eam nomine Jachin
Et vocavit nomen ejus Booz
12- 3 Miseruntq. et vocaverunt eum : venit ergo
-20 Et vocaverunt eum congregato cœtu
16-24 Et vocavit nomen civitatis, quam extruxerat
17-10 Apparuit ei mulier vidua... et vocavit eam
18- 3 Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem
20- 7 Vocavit a. rex Israël omnes seniores terræ
22- 9 Vocavit ergo rex Israël eunuchum quemdam
-13 Nuntius vero, qui ierat ut vocaret Michæam
4 Reg. 4-12 Dixitq. ad Giezi... Voca Sunamitidem istam
Qui cum vocasset eam, et illa stetisset
-15 Præcepit itaque ut vocaret eam
Cum vocata fuisset, et stetisset ante ostium
-22 Vocavit virum suum, et ait : Mitte mecum
36 At ille vocavit Giezi, et dixit ei : Voca Sunamitidem hanc. Quæ vocata ingressa est
8- 1 Vocavit enim Dominus famem, et veniet
9- 1 Eliseus... vocavit unum de filiis prophetar.
10-19 Et cunctos sacerdotes ipsius vocate ad me
-20 Vocavitq., (-21) et misit in univ. terminos Is.
12- 7 Vocavitque rex Joas Joiadam pontificem
14- 7 Vocavitque nomen ejus Jectehel
18- 4 Vocavitque nomen ejus Nohestan
-18 Vocaveruntque regem : egressus est autem
1 Par. 4- 9 Et mater ejus vocavit nomen illius Jabes
6-65 Urbes has, quas vocaverunt nominibus suis
7-16 Vocavitque nomen ejus Phares
-23 Peperit filium, et vocavit nomen ejus Beria
13-11 Vocavitque locum illum : Divisio Ozæ
14-11 Vocatum est nomen illius loci Baalpharasim
15-11 Vocavitq. David Sadoc et Abiathar sacerd.
22- 6 Vocavitque Salomonem filium suum
- 9 Et ob hanc causam Pacificus vocabitur
2 Par. 3-17 Eam, quæ a dextris erat, vocavit Jachin
10- 3 Vocaveruntq. eum, et venit cum univ. Isr.
18- 8 Vocavit ergo rex Israël unum de eunuchis
Et dixit ei : Voca cito Michæam filium Jemla
-12 Nuntius a. qui ierat ad vocandum Michæam
20-26 Vocaverunt locum illum Vallis benediction.
24- 6 Vocavitque rex Joïadam principem, et dixit
1 Esdr. 2-61 Et vocatus est nomine eorum
8-20 Omnes hi suis nominibus vocabantur
2 Esdr. 5-12 Et vocavi sacerdotes, et adjuravi eos
7-63 Et vocatus est nomine eorum
Tobiæ. 4- 1 Vocavit ad se Tobiam filium suum
7-18 Vocavitque Raguël ad se Annam uxorem
9- 1 Tunc vocavit Tobias Angelum ad se
12- 1 Tunc vocavit ad se Tobias filium suum
- 5 Et vocantes eum, pater scilicet et filius
14- 5 In hora a. mortis suæ vocavit ad se Tobiam
Judith. 2- 2 Vocavitq. o. majores natu omnesque duces
- 4 Vocavit Nabuchodonosor rex Holofernem
- 7 Tunc Holofernes vocavit duces et magist.
5- 2 Vocavitque omnes principes Moab et duces
6-20 Et vocatis omnibus presbyteris
10- 2 Vocavitque abram suam, et descendens
13-14 Vocaverunt presbyteros civitatis
-27 Achior vocatus venit, et dixit ei Judith
Esth. 2- 7 Quæ altero nomine vocabatur Esther
-16 Mense decimo, qui vocatur Tebeth
3- 7 Exivit mensis duodecimus, qui vocatur Adar
-12 Vocatique sunt scribæ regis mense primo
-13 Mensis duodecimi, qui vocatur Adar

Esth. 4-11 Quod sive vir, sive mulier, non vocatus
Triginta jam diebus non sum vocata ad eum
-16 Non vocata, tradensq. me morti et periculo
5- 5 Statimque rex, Vocate, inquit, cito Aman
-12 Esther nullum allum vocavit ad convivium
9- 1 Quem Adar vocari ante jam diximus
-32 Et omnia quæ libri huj., qui vocatur Esther
16-11 Ut pater noster vocaretur, et adoraretur
-19 Die mensis duodecimi, qui vocatur Adar
Job. 1- 4 Et mittentes vocabant tres sorores suas
5- 1 Voca ergo, si est qui tibi respondeat
13-22 Voca me, et ego respondebo tibi
14-15 Vocabis me, et ego respondebo tibi
19-16 Servum meum vocavi, et non respondit
34-18 Qui vocat duces impios
42-14 Et vocavit nomen unius Diem
Psal. 48-12 Vocaverunt nomina sua in terris suis
49- 1 Dominus locutus est : et vocavit terram
104-16 Et vocavit famem super terram
146- 4 Et omnibus eis nomina vocat
Prov. 1-24 Quia vocavi, et renuistis : extendi manum
7- 4 Et prudentiam voca amicam tuam
9- 3 Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem
-15 Ut vocaret transeuntes per viam, et pergentes
15-17 Melius est vocari ad olera cum charitate
20- 6 Multi homines misericordes vocantur
21-24 Superbus et arrogans vocatur indoctus
24- 8 Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur
27-16 Et oleum dexteræ suæ vocabit
Eccle. 6-10 Qui futurus est, jam vocatum est nomen
Cant. 5- 6 Vocavi, et non respondit mihi
Sap. 11-26 Quod a te vocatum non esset, conservaret.
Isai. 1-26 Post hæc vocaberis civitas justi, urbs fidelis
4- 3 Et residuus in Jerusalem, sanctus vocabitur
7-14 Et vocabitur nomen ejus Emmanuël
8- 3 Voca nomen ej. : Accelera spolia detrahere
- 4 Quia antequam sciat puer vocare patrem s.
9- 6 Vocabitur nomen ejus, Admirabilis
13- 3 Et vocavi fortes meos in ira mea
14-20 Non vocabitur in æternum semen pessimor.
19-18 Civitas Solis vocabitur una
22-12 Vocabit Dom. Deus exercituum...ad fletum
-20 Vocabo serv. meum Eliacim filium Helciæ
32- 5 Non vocabitur ultra is, qui insipiens est
35- 8 Ibi semita et via, et via sancta vocabitur
40-26 Et omnes ex nomine vocat
41- 2 Quis... vocavit eum ut sequeretur se?
- 4 Et fecit, vocans generationes ab exordio
- 9 Et a longinquis ejus vocavi te, et dixi tibi
-25 Vocabit nomen meum, et adducet magistr.
42- 6 Ego Dominus vocavi te in justitia
43- 1 Et vocavi te nomine tuo
44- 5 Ille vocabit in nomine Jacob
- 7 Vocet, et annuntiet : et ordinem
45- 3 Qui voco nomen tuum, Deus Israël
- 4 Et vocavi te nomine tuo : assimilavi te
46-11 Vocans ab Oriente avem, et de terra long.
47- 1 Quia ultra non vocaberis mollis et tenera
- 5 Quia non vocaberis ultra domina regnorum
48- 1 Domus Jacob, qui vocamini nomine Israël
- 2 De civitate enim sancta vocati sunt
- 8 Et transgressorem ex utero vocavi te
-12 Audi me, Jacob, et Israël, quem ego voco
-13 Ego vocabo eos, et stabunt simul
-15 Ego, ego locutus sum, et vocavi eum
49- 1 Dominus ab utero vocavit me
50- 2 Non erat vir : vocavi, et non erat qui audiret
51- 2 Quia unum vocavi eum, et benedixi ei
54- 5 Sanctus Israël, Deus omnis terræ vocabitur
- 6 Et mœrentem spiritu vocavit te Dominus
55- 5 Ecce gentem, quam nesciebas, vocabis
56- 7 Quia domus mea domus orationis vocabitur
58- 5 Numquid istud vocabis jejunium?
-12 Et vocaberis ædificator sepium, avertens
-13 Et vocaveris sabbatum delicatum
60-14 Et vocabunt te civitatem Domini, Sion
61- 3 Et vocabuntur in ea fortes justitiæ
- 6 Vos autem sacerdotes Domini, vocabimini
62- 2 Et vocabitur tibi nomen novum
- 4 Non vocaberis ultra derelicta : et terra tua non vocabitur amplius desolata : sed vocaberis voluntas mea in ea
-12 Vocabunt eos, populus sanctus, redempti
Tu autem vocaberis : Quæsita civitas
65-12 Pro eo quod vocavi, et non respondistis
-15 Et servos suos vocabit nomine alio
66- 4 Quia vocavi, et non erat qui responderet
Jerem. 3- 4 Ergo saltem amodo voca me : Pater meus
-17 In temp. illo vocabunt Jerusal. solium Do.
-19 Et dixi : Patrem vocabis me
4-20 Contritio super contritionem vocata est
6-30 Argentum reprobum vocate eos
7-13 Et vocavi vos, et non respondistis
-27 Et vocabis eos, et non respondebunt tibi

Jerem. 9-17 Contemplamini, et vocate lamentatrices
11-16 Speciosam vocavit Dominus nomen tuum
19- 6 Non vocabitur amplius locus iste Topheth
20- 3 Non Phassur vocavit Dominus nomen t.
23- 6 Et hoc est nomen, quod vocabunt eum
25-29 Gladium e. ego voco super om. habitatores
30-17 Quia ejectam vocaverunt te Sion
33-16 Et hoc est nomen, quod vocabunt eum
35-17 Vocavi illos, et non responderunt mihi
36- 4 Vocavit ergo Jeremias Baruch fil. Neriæ
42- 8 Vocavitq. Johanan filium Caree, et omnes
44-26 Quia nequaq. ultra vocabitur nomen meum
46-17 Vocate nomen Pharaonis regis Ægypti
49-29 Vocabunt super eos formidinem in circuitu
Thren. 1-15 Vocavit advers. me tempus, ut contereret
-19 Vocavi amicos meos, et ipsi deceperunt me
2-22 Vocasti quasi ad diem solemnem
Baruc. 3-33 Vocavit illud, et obedit illi in tremore
-35 Vocatæ sunt, et dixerunt : Adsumus
6-29 Unde enim vocantur dii ?
Ezech. 9- 3 Et vocavit virum, qui indutus erat lineis
10-13 Rotas istas vocavit volubiles, audiente me
20-29 Et vocatum est nomen ejus Excelsum
36-29 Et vocabo frumentum, et multiplicabo illud
39-11 Et vocabitur vallis Multitudinis Gog
Dan. 5-12 Nunc itaque Daniel vocetur
13-52 Vocavit unum de eis, et dixit ad eum
14- 7 Et iratus rex vocavit sacerdotes ejus, et ait
Osee. 1- 4 Dom. ad eum : Voca nomen ejus Jezrahel
- 6 Dixit ei : Voca nomen ej. Absq. misericordia
- 9 Dixit : Voca nomen ejus Non populus m.
2-16 Erit in die illa, ait Dominus : vocabit me : Vir meus : et non vocabit me ultra, Baali
11- 1 Dilexi eum : et ex Ægypto vocavi filium m.
- 2 Vocaverunt eos, sic abierunt a facie eorum
Joel. 1-14 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
2-15 Sanctificate jejunium, vocate cœtum
-32 Et in residuis, quos Dominus vocaverit
Amos. 4- 5 Vocate voluntar. oblationes, et annuntiate
5- 8 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
-16 Vocabunt agricolam ad luctum et ad planct.
7- 4 Et ecce vocabat judicium ad ignem Domin.
9- 6 Qui vocat aquas maris, et effundit eas
Soph. 1- 7 Dominus... sanctificavit vocatos suos
Aggæi. 1-11 Et vocavi siccitatem super terram
Zach. 3-10 Vocabit vir amicum suum subter vitem
6- 8 Et vocavit me, et locutus est ad me, dicens
8- 3 Et vocabitur Jerusalem Civitas veritatis
11- 7 Assumpsi mihi duas virgas : unam vocavi Decorem, et alteram vocavi Funiculum
-10 Et tuli virgam meam, quæ vocabatur Decus
13- 9 Ipse vocabit nomen meum, et ego exaudiam
Malac. 1- 4 Destruam, et vocabuntur Termini impietat.
1 Mac. 1- 7 Vocavit pueros suos nobiles, qui sec. erant
2- 4 Et Judam, qui vocabatur Machabæus
3- 1 Surrexit Judas, qui vocabatur Machabæus
6-10 Et vocavit omnes amicos suos, et dixit illis
-14 Et vocavit Philippum, unum de amicis suis
-17 Et vocavit nomen ejus Eupator
10-20 Et ut amicus voceris regis
11- 7 Usque ad fluvium, qui vocatur Eleutherus
-47 Et vocavit rex Judæos in auxilium
12-31 Jonathas ad Arabas, qui vocantur Zabadæi
-37 Et repara eum, qui vocatur Caphethetha
16- 2 Et vocavit Simon duos filios seniores
-15 In munitiunculam, quæ vocatur Doch
2 Mac. 1-36 Vocatur autem apud plures Nephi
7-25 Vocavit rex matrem, et suadebat ei
Matth. 1-16 De qua natus est Jesus, qui vocatur Christ.
-21 Pariet a. filium : et vocabis nom. ej. Jesum
-23 Et vocabunt nomen ejus Emmanuel
-25 Et vocavit nomen ejus Jesum
2- 7 Tunc Herodes clam vocatis Magis
-15 Dicentem : Ex Ægypto vocavi filium meum
-23 Habitavit in civitate, quæ vocatur Nazareth Quoniam Nazaræus vocabitur
4-18 Vidit... Simonem, qui vocatur Petrus
-21 Vidit alios duos fratres... et vocavit eos
5- 9 Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur
-19 Minimus vocabitur in regno cœlorum Hic magnus vocabitur in regno cœlorum
9-13 Non e. veni vocare justos, sed peccatores
10-25 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt
18-32 Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi
20- 8 Voca operarios, et redde illis mercedem
-16 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
-25 Jesus autem vocavit eos ad se, et ait
-32 Et stetit Jesus; et vocavit eos, et ait
21-13 Domus mea domus orationis vocabitur
22- 3 Misit servos suos vocare invitatos ad nuptias
- 9 Quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias
-14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi
-43 Quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum ?
-45 Si ergo David vocat eum Dominum

Matth. 23- 7 Et vocari ab hominibus Rabbi
- 8 Vos a. nolite vocari Rabbi. Unus est enim
- 9 Et patrem nolite vocare vobis super terram
-10 Nec vocemini magistri : quia Magister vest.
25-14 Peregre proficiscens, vocavit servos suos
27- 8 Propt. hoc vocatus est ager ille, Haceldama
-47 Et audientes, dicebant : Eliam vocat iste
Marc. 1-20 Et statim vocavit illos. Et relicto patre suo
2-17 Non e. veni vocare justos, sed peccatores
3-13 Vocavit ad se quos voluit ipse, et venerunt
-31 Foris stantes miserunt ad eum vocantes eum
6- 7 Vocavit duodec. : et cœpit eos mittere binos
9-34 Et residens vocavit duodecim, et ait illis
10-42 Jesus autem vocans eos, ait illis
-49 Et stans Jesus præcepit illum vocari Et vocant cæcum, dicentes ei : Animæquior esto : surge, vocat te
11-17 Quia domus mea domus orationis vocabitur
15-35 Audientes dicebant : Ecce Eliam vocat
Luc. 1-13 Et vocabis nomen ejus Joannem
-31 Paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum
-32 Hic erit magnus, et Fil. Altissimi vocabitur
-35 Nascetur ex te sanctum, vocabitur Fil. Dei
-36 Mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis
-59 Vocabant eum nomine patris sui Zachariam
-60 Dixit : Nequaquam, sed vocabitur Joannes
-61 Nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine
-62 Innuebant a... quem vellet vocari eum
-76 Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis
2- 4 In Civitatem David, quæ vocatur Bethlehem
-21 Vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab Angelo
-23 Adaperiens vulvam, sanctum Do. vocabitur
5-32 Non veni vocare justos, sed peccatores
6-13 Cum dies factus esset, vocavit Discipulos s.
-15 Et Simonem, qui vocatur Zelotes
-46 Quid autem vocatis me, Domine, Domine
7-11 Deinceps ibat in civit., quæ vocatur Naïm
-39 Videns autem Pharisæus, qui vocaverat eum
8- 2 Maria, quæ vocatur Magdalene
13-12 Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se
14- 9 Veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi
-10 Cum vocatus fueris, vade, recumbe in nov.
-12 Noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos
-13 Voca pauperes, debiles, claudos, et cæcos
-16 Fecit cœnam magnam, et vocavit multos
-24 Nemo virorum illorum qui vocati sunt
15-19 Jam non sum dignus vocari filius tuus
-21 Jam non sum dignus vocari filius tuus
-26 Et vocavit unum de servis, et interrogavit
16- 2 Et vocavit illum, et ait illi : Quid hoc audio
19-13 Vocatis autem decem servis suis, dedit eis
-15 Et jussit vocari servos, quibus dedit pecun.
-29 Bethaniam ad montem, qui vocatur Oliveti
20-44 David ergo Dominum illum vocat
21-37 Morabatur in monte, qui vocatur Oliveti
22-25 Qui potestatem habent super eos, benefici vocantur
-47 Et qui vocabatur Judas, unus de duodecim
23-33 Venerunt in locum, qui vocatur Calvariæ
Joan. 1-42 Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur
-48 Priusquam te Philippus vocaret... vidi te
2- 2 Vocatus est autem et Jesus, et Discipuli ejus
- 9 Vocat sponsum architriclinus
4-16 Ei Jesus : Vade, voca virum t., et veni huc
9-18 Donec vocaverunt parentes ejus, qui viderat
-24 Vocaverunt ergo rursum hominem
10- 3 Et proprias oves vocat nominatim, et educit
11-28 Et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens : Magister adest, et vocat te
12-17 Quando Lazarum vocavit de monumento
13-13 Vos vocatis me, Magister, et Domine
18-33 Vocavit Jesum, et dixit ei : Tu es rex Jud.
Act. 1-12 Reversi sunt... a monte, qui vocatur Oliveti
-23 Joseph, qui vocabatur Barsabas
4-18 Et vocantes eos, denuntiaverunt ne omnino
7-57 Pedes adolescentis, qui vocabatur Saulus
8-10 Hic est virtus Dei, quæ vocatur magna
9-11 Surge, et vade in vicum, qui vocatur Rectus
-41 Cum vocasset sanctos et viduas, assignavit
10- 7 Vocavit duos domesticos suos et militem
-18 Et cum vocassent, interrogabant, si Simon
13- 1 Barnabas, et Simon, qui vocabatur Niger
14-11 Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero
16-10 Quod vocasset nos Deus evangelizare eis
20- 1 Vocatis Paulus discipulis, et exhortatus eos
-17 Ephesum, vocavit majores natu Ecclesiæ
23-17 Vocans a. Paulus ad se unum ex centurion.
-23 Et vocatis duobus centurionibus, dixit illis
24-24 Vocavit Paulum, et audivit ab eo fidem
27- 8 In locum quemdam, qui vocatur Boniportus
-14 Typhonicus, qui vocatur Euroaquilo
-16 In insulam autem. . quæ vocatur Cauda
28- 1 Cognovimus quia Melita insula vocabatur

Rom. 1- 1 Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apost.
- 6 In quibus estis et vos vocati Jesu Christi
- 7 Qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis
4-17 Et vocat ea quæ non sunt, tanq. ea quæ sunt
7- 3 Vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro
8-28 Qui secund. propositum vocati sunt sancti
-30 Quos autem prædestinavit, hos et vocavit Et quos vocavit, hos et justificavit
9- 7 Sed in Isaac vocabitur tibi semen
-12 Non ex operib., sed ex vocante dictum est
-24 Quos et vocavit nos non solum ex Judæis
-25 Vocabo non plebem meam, plebem meam
-26 Ibi vocabuntur filii Dei vivi
1 Cor. 1- 1 Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi
- 2 Sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis
- 9 Fidelis Deus : per quem vocati estis in societ.
-24 Ipsis autem vocatis Judæis atque Græcis
7-15 In pace autem vocavit nos Deus
-17 Unumq. sicut vocavit Deus, ita ambulet
-18 Circumcisus aliq. vocatus est ? non adducat
-20 Unusquisque in qua vocatione vocatus est
-21 Servus vocatus es ? non sit tibi curæ
-22 Qui enim in Domino vocatus est servus Simil. qui liber vocatus est, servus est Ch.
-24 Unusquisque in quo vocatus est, fratres
10-27 Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire
15- 9 Qui non sum dignus vocari Apostolus
Galat. 1- 6 Ab eo, qui vos vocavit in gratiam Christi
-15 Qui me segregavit.. et vocavit per gratiam s.
5- 8 Persuasio hæc non est ex eo, qui vocat vos
-13 Vos enim in libertatem vocati estis, fratres
Ephes. 1-11 In quo etiam et nos sorte vocati sumus
4- 1 Ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis
- 4 Sicut vocati estis in una spe vocationis vest.
Colos. 3-15 In qua et vocati estis in uno corpore
1 Thes. 2-12 Qui vocavit vos in suum regnum et gloriam
4- 7 Non enim vocavit nos Deus in immunditiam
5-24 Fidelis est qui vocavit vos : qui etiam faciet
2 Thes. 2-13 In qua et vocavit vos per Evangelium nost.
1 Tim. 6-12 Vitam æternam, in qua vocatus es
2 Tim. 1- 9 Qui nos... vocavit vocatione sua sancta
Hebr. 2-11 Non confunditur fratres eos vocare, dicens
5- 4 Sed qui vocatur a Deo, tanquam Aaron
9-15 Qui vocati sunt æternæ hæreditatis
11- 8 Fide qui vocatur Abraham, obedivit
-16 Ideo non confunditur Deus vocari Deus eor.
-18 Quia in Isaac vocabitur tibi semen
1 Petr. 1-15 Secundum eum, qui vocavit vos, sanctum
2- 9 Qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen
-21 In hoc enim vocati estis : quia et Christus
3- 6 Sara obediebat Abrahæ, dom. eum vocans
- 9 Quia in hoc vocati estis, ut benedictionem
5-10 Qui vocavit nos in æternam suam gloriam
2 Petr. 1- 3 Qui vocavit nos propria gloria et virtute
Judæ. - 1 Et Christo Jesu conservatis et vocatis
Apoc. 11- 8 Quæ vocatur spiritualiter Sodoma
12- 9 Serpens antiquus, qui vocatur diabolus
16-16 In locum, qui vocatur Hebraice Armagedon
17-14 Qui cum illo sunt, vocati, electi, et fideles
19- 9 Beati, qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt
-11 Qui sedebat super eum, vocabatur Fidelis
-13 Et vocatur nomen ejus, Verbum Dei

VOLATILE, IA.

Gen. 1-20 Volatile super terram sub firmamento cœli
-21 Et omne volatile secundum genus suum
-26 Et præsit piscibus maris et volatilibus cœli
-28 Dominamini piscib. maris et volatilibus cœli
2-19 Et universis volatilibus cœli
-20 Cuncta animantia, et universa volatilia cœli
7- 3 Sed et de volatilibus cœli septena et septena
-14 Cunctumque volatile secundum genus suum
8-17 Tam in volatilibus quam in bestiis
Deut. 28-26 Sitq. cadaver t. in escam cunctis volatilibus
1 Reg. 17-44 Et dabo carnes tuas volatilibus cœli et bestiis
-46 Et dabo cadavera castrorum Philisthiim hodie volatilibus cœli
2 Esdr. 5-18 Arietes sex electi, exceptis volatilibus
Job. 12- 7 Interroga... volatilia cœli, et indicabunt tibi
Psal. 49-11 Cognovi omnia volatilia cœli
77-27 Sicut arenam maris volatilia pennata
78- 2 Posuerunt morticina servorum tuorum, escas volatilibus cœli
Eccli. 11- 3 Brevis in volatilibus est apis
17- 4 Et dominatus est bestiarum et volatilium
22-25 Mittens lapidem in volatilia, dejiciet illa
27-10 Volatilia ad sibi similia conveniunt
Jerem. 4-25 Et omne volatile cœli recessit
15- 3 Volatilia cœli et bestias terræ ad devorand.
16- 4 Erit cadaver eor. in escam volatilibus cœli
19- 7 Dabo cadavera eor. escam volatilibus cœli
34-20 Erit morticinum eorum in escam volatilibus

Ezech. 17-23 Volatile sub umbra frondium ej. nidificabit
29- 5 Et volatilibus cœli dedi te ad devorandum
31- 6 Fecerunt nidos omnia volatilia cœli
-13 Habitaverunt omnia volatilia cœli
32- 4 Habitare faciam super te om. volatilia cœli
39- 4 Omnique volatili... dedi te ad devorandum
Soph. 1- 3 Congregans volatilia cœli et pisces maris
Matth. 6-26 Respicite volatilia cœli, quoniam non serunt
Act. 10-12 Et serpentia terræ, et volatilia cœli
11- 6 Et vidi...bestias, et reptilia, et volatilia cœli

VOLATILIS. *Adject.*

Levit. 13-57 Lepra volatilis et vaga, debet igne comburi

VOLATUS.

Job. 5- 7 Homo nascitur ad labor.,et avis ad volatum

VOLITO.

Deut. 32-11 Et super eos volitans, expandit alas suas
Esth. 9- 4 Fama,.. per cunctorum ora volitabat

VOLO, AS.

Levit. 26-36 Terrebit eos sonitus folii volantis
Num. 11-31 Volabantque in aëre duob. cubitis altitud.
Deut. 4-17 Vel avium sub cœlo volantium
28-49 In similitudinem aquilæ volantis cum imp.
32-11 Sicut aquila provocans ad volandum pullos
2 Reg. 22-11 Et ascendit super cherubim, et volavit
Job. 9-26 Pertransier... sicut aquila volans ad escam
Psal. 17-11 Ascendit super cherubim, et volavit
Volavit super pennas ventorum
54- 7 Sicut columbæ, et volabo, et requiescam
90- 6 (*Non timebis*) a sagitta volante in die
Prov. 10- 4 Idem autem ipse sequitur aves volantes
23- 5 Quasi aquilæ, et volabunt in cœlum
Isai. 6- 2 Sex alæ... et duabus volabant
- 6 Et volavit ad me unus de Seraphim
11-14 Volabunt in humeros Philisth. per mare
30- 6 Et leo ex eis, vipera, et regulus volans
31- 5 Sicut aves volantes, sic proteget Dominus
60- 8 Qui sunt isti, qui ut nubes volant
Jerem. 48-40 Hæc dicit Dom. : Ecce quasi aquila volabit
Baruc. 6-21 Et supra caput eorum volant noctuæ
Ezech. 13-20 Quibus vos capitis animas volantes
Quas vos capitis, animas ad volandum
32-10 Cum volare cœperit gladius m. sup. facies
Dan. 9-21 Cito volans tetigit me in tempore sacrificii
Habac. 1- 8 Volabunt quasi aquila festinans ad comed.
Zach. 5- 1 Et vidi, et ecce volumen volans
- 2 Et dixi : Ego video volumen volans
Apoc. 4- 7 Et quartum animal simile aquilæ volanti
8-13 Vidi, et audivi vocem unius aquilæ volantis
12-14 Ut volaret in desertum in locum suum
14- 6 Et vidi alterum Angelum volantem
19-17 Avibus, quæ volabant per medium cœli

VOLO, VIS.

Gen. 21-29 Quid sibi volunt septem agnæ istæ
22- 7 At ille respondit : Quid vis, fili? Ecce, inq.
24-21 Scire volens utrum prosperum iter suum fecisset
-58 Sciscitati sunt : Vis ire cum homine isto?
27- 4 Fac mihi inde pulmentum sicut velle me nosti
-12 Timeo ne putet me sibi voluisse illudere
-14 Sicut velle noverat patrem illius
-20 Ut cito occurreret mihi quod volebam
28-11 Vellet in eo resquiescere post solis occub.
29-25 Quid est quod facere voluisti?
30-31 Quid tibi dabo? At ille ait : Nihil volo
31-27 Cur ignorante me fugere voluisti
33- 5 Et ait : Quid sibi volunt isti?
34-15 Si volueritis esse similes nostri
-21 Pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum
37-10 Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti?
-22 Volens eripere eum de manibus eorum
38-17 Patiar quod vis, si mihi dederis arrhabonem
-18 Judas : Quid tibi vis pro arrhabone dari?
42-34 Quæ vultis, emendi habeatis licentiam
43- 4 Si ergo vis eum mittere nobiscum, pergem.
- 5 Sin autem non vis, non ibimus
-11 Si sic necesse est, facite quod vultis : sumite
44-15 Quibus ille ait : Cur sic agere voluistis?
Exod. 1-18 Rex ait:Quidn. est hoc quod facere voluistis
2- 7 Cui soror pueri : Vis, inquit, ut vadam
-14 Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti
4-24 Occurrit ei Dom., et volebat occidere eum
7-14 Cor Pharaonis, non vult dimittere populum
9-17 Et non vis dimittere eum
10- 3 Usquequo non vis subjici mihi? dimitte pop.
- 4 Sin autem resistis, et non vis dimittere eum
12-48 Si quis...in vestr. voluerit transire coloniam
14- 5 Quid voluimus facere ut dimitteremus Isr.
-11 Quid hoc facere voluisti, ut educeres nos
16-28 Usquequo non vultis custodire mandata m.
Exod. 19-21 Ne forte velit transcendere terminos
21-12 Qui percusserit hominem volens occidere
33-19 Et miserebor cui voluero, et clemens ero
Levit. 3- 1 De bobus voluerit offerre, marem sive fœm.
6- 5 Omnia quæ per fraudem voluit obtinere
20- 4 Dimiserit hom... nec voluerit eum occidere
22-25 Non offeretis...quidquid aliud dare voluerit
25-25 Et voluerit propinquus ej., potest redimere
-48 Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum
26-21 Nec volueritis audire me, addam plagas vest.
-23 Quod si nec sic volueritis recipere disciplin.
27-13 Quod si dare voluerit is qui offert, addet
-15 Sin a. ille qui voverat, voluerit redimere eam
-19 Si voluerit redimere agrum ille qui voverat
-31 Si quis a. voluerit redimere decimas suas
Num. 6- 2 Et se voluerint Domino consecrare
14-10 Cumque... et lapidibus eos vellet opprimere
16-14 An et oculos nostros vis eruere? non venimus
20-21 Nec voluit acquiescere deprecanti
22- 9 Quid sibi volunt homines isti apud te?
-17 Et quidquid volueris dabo tibi : veni
-23 Quam cum... vellet ad semitam reducere
27-14 Nec sanctificare me voluistis coram ea
32-22 Et obtinebitis regiones, quas vultis
36- 6 Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus
Deut. 1-14 Bona res est, quam vis facere
-45 Nec voci vestræ voluit acquiescere
6-20 Dicens : Quid sibi volunt testimonia hæc?
9- 8 Provocasti eum, et iratus delere te voluit
-19 Adversum vos concitatus, delere vos voluit
-20 Vehementer iratus, voluit eum conterere
-23 Neque vocem ejus audire voluistis
12-15 Sin autem comedere volueris
-17 O. quæ voveris, et sponte offerre volueris
-20 Et volueris vesci carnibus, quas desiderat
13- 6 Si tibi voluerit persuadere frater tuus
-10 Quia voluit te abstrahere a Domino Deo tuo
18- 6 Et voluerit venire, desiderans locum
- 9 Cave ne imitari velis abomination. ill. gent.
-20 Depravatus voluerit loqui in nomine meo
21-11 Adamaveris eam, volerisq. habere uxorem
-16 Volueritque substantiam inter filios suos dividere
25- 7 Non vult frater viri m. suscitare nomen fr.
-11 Volensq. uxor alterius eruere virum suum
Josue. 2-20 Quod si nos prodere volueris
4- 6 Dicentes : Quid sibi volunt isti lapides?
-21 Dixerint eis : Quid sibi volunt lapides isti?
7- 7 Quid voluisti traducere popul. istum Jord.
9-22 Dixit eis : Cur nos decipere fraude voluistis
22-28 Quod si voluerint dicere, respondebunt eis
23-12 Quod si volueritis... erroribus adhærere
24-27 Ne forte postea negare velitis, et mentiri Do.
Judic. 2-15 Sed quocumque pergere voluissent
-16 Sed nec eos audire voluerunt
8- 1 Quid est hoc quod facere voluisti
9-15 Si a. non vultis, egrediatur ignis de rhamno
11-18 Nec voluit intrare terminos Moab
-23 Et tu nunc vis possidere terram ejus?
13-12 Quid vis ut faciat puer?
-16 Si a. vis holocaustum facere, offer illud Do.
-23 Cui resp. mulier : Si Do. nos vellet occidere
14- 3 Quia vis accipere uxorem de Philisthiim
- 9 Nec tamen eis voluit indicare quod mel
-16 Idcirco problema... non vis mihi exponere
15- 1 Venit Samson, invisere volens uxorem suam
Cumq. cubiculum ejus solito vellet intrare
-11 Quare hoc facere voluisti? Quibus ille ait
17- 8 Peregrinari voluit ubicumque sibi commod.
18- 3 Quam ob causam huc venire voluisti?
-23 Ad Micham : Quid tibi vis? cur clamas?
19- 3 Volens reconciliari ei, atque blandiri
- 5 De nocte consurgens, proficisci voluit
- 7 At ille consurgens, cœpit velle proficisci
-15 Et nullus eos recipere voluit hospitio
-18 Nullusq. sub tectum suum nos vult recipere
20- 5 Volentes me occidere, et uxorem meam
Ruth. 1-13 Si eos expectare velitis, donec crescant
2-15 Etiam si vobiscum metere voluerit
3-13 Si te voluerit propinquitatis jure retinere
4- 4 Quod audire te volui, et tibi dicere
Si vis possidere jure propinquitatis : eme
1 Reg. 2-25 Quia voluit Dominus occidere eos
14- 7 Et ero tecum ubicumque volueris
15- 9 Nec voluerunt disperdere ea
-22 Numquid vult Dominus holocausta et vict.
21- 9 Si istum vis tollere, tolle
29- 3 Quid sibi volunt Hebræi isti? Et ait Achis
30- 6 Volebat enim eum populus lapidare
2 Reg. 13-26 Et ait Absalom : Si non vis venire, veniat
14-14 Nec vult Deus perire animam : sed retractat
-16 Qui volebant de hæreditate Dei delere me
16- 2 Dixit rex Sibæ : Quid sibi volunt hæc?
17- 9 In foveis, aut in uno, quo voluerit, loco
18-14 Et ait Joab : Non sicut tu vis, sed aggrediar
2 Reg. 18-16 Volens parcere multitudini
-22 Dixitque ei Joab : Quid vis currere, fili mi?
20-11 Ecce qui esse voluit pro Joab comes David
21- 2 Et voluit Saül percutere eos zelo
- 4 Neq. volumus ut interficiatur homo de Isr.
Rex ait : Quid ergo vultis ut faciam vobis?
23- 7 Si quis tangere voluerit eas, armabitur
24- 3 Sed quid sibi dominus meus rex vult
-12 Elige unum quod volueris ex his, ut faciam
-24 Ait : Nequaq. ut vis, sed emam pretio a te
3 Reg. 1-16 Ad quam rex, Quid tibi, inquit, vis?
-41 Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis?
3- 5 Dicens : Postula quod vis ut dem tibi
8-17 Voluitq. David pater m. ædificare domum
9- 1 Et omne quod optaverat, et voluerat facere
10-13 Salomon dedit reginæ Saba om. quæ voluit
11-40 Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam
13-33 Quicumque volebat, implebat manum suam
4 Reg. 2- 1 Cum levare vellet Do. Eliam per turbinem
- 9 Postula quod vis ut faciam tibi
4- 2 Cui dixit Eliseus : Quid vis ut faciam tibi?
-13 Ministrasti nobis, quid vis ut faciam tibi?
Et vis ut loquar regi, sive principi militiæ?
-14 Et ait : Quid ergo vult ut faciam ei?
5-17 Dixitque Naaman : Ut vis : sed, obsecro
6-27 Dixitque ad eam rex : Quid tibi vis?
7- 3 Quid hic esse volumus donec moriamur?
- 4 Sive ingredi voluerimus civitatem
Si a. occidere voluerint, nihilom. moriemur
20- 9 Vis ut ascendat umbra decem lineis
-10 Nec hoc volo ut fiat, sed ut revertat. retrors.
1 Par. 17-19 Et nota esse voluisti universa magnalia
21-10 Unum, quod volueris, elige, et faciam tibi
-11 Hæc dicit Dominus : Elige quod volueris
22- 5 Domus autem, quam ædificari volo Domino
29- 5 Et offerat quod voluerit Domino
2 Par. 1- 7 Deus dicens : Postula quod vis, ut dem tibi
8- 6 Quæcumque voluit Salomon atq. disposuit
9- 8 Qui voluit te ordinare super thronum suum
Quia diligit Deus Israël, et vult servare eum
-12 Salom. dedit reginæ Saba cuncta quæ voluit
26-16 Adolere voluit incensum super altare thym.
28-10 Vultis vobis subjicere in servos et ancillas
-13 Quare vultis adjicere super peccata nostra
31-21 Volens requirere Deum s. in toto corde suo
32- 1 Obsedit civitates munitas, volens eas capere
-30 In o. operibus suis fecit prospere quæ voluit
1 Esdr. 6-12 Statui decretum, quod studiose impleri volo
7-16 Et populus offerre voluerit
2 Esdr. 1-11 Qui volunt timere nomen tuum
6- 6 Quod tu...et levare te velis super eos regem
Tobiæ. 1-14 Et dedit illi potestat. quocumque vellet ire
Habens libertat. quæcumq. facere voluisset
3-10 Numquid et occidere me vis?
5-19 Quod voluerim cognoscere genus tuum
6-10 Et dixit ei Tobias : Ubi vis ut maneamus?
10-10 Et ille eum nulla ratione vellet audire
Judith. 5-11 Cumque... et iterum eos vellent capere
6-12 Voluisset propter hoc verb. interficere eum
9- 4 Et hoc factum est quod ipse voluisti
11- 1 Viro, qui voluit servire Nabuchodonosor
-12 Et volunt consumere quæ nec manibus
Esth. 1- 8 Ut sumeret unusquisque quod vellet
2-11 Et scire volens quid ei accideret
-14 Nisi voluisset rex, et eam venire jussisset
-15 Sed quæcumque voluit Egeus eunuchus
-21 Volueruntq. insurgere in regem, et occidere
3- 6 Magisq. voluit omnem... perdere nationem
5- 3 Dixitq. ad eam rex : Quid vis, Esther regina?
6- 6 Nullum alium rex, nisi se, vellet honorare
- 9 Quemcumque voluerit rex honorare
-11 Quemcumque rex voluerit honorare
7- 2 Quæ est petitio t. Esther.., et quid vis fieri?
- 8 Et ait : Etiam reginam vult opprimere
8- 9 Scriptæ sunt epist.,ut Mardochæus voluerat
9-12 Et quid vis ut fieri jubeam?
-27 Qui religioni eorum voluerunt copulari
10- 6 Quam rex accepit uxor., et voluit esse regin.
11-12 Cogitabat quid Deus facere vellet
12- 6 Et voluit nocere Mardochæo et populo ej.
13- 2 Volui nequaq. abuti potentiæ magnitudine
-15 Quia volunt nos inimici nostri perdere
14- 9 Volunt tua mutare promissa, et delere
Job. 9- 3 Si voluerit contendere cum eo, non poterit
-20 Si justificare me voluero, os meum condem.
13-26 Consumere me vis peccatis adolescentiæ m.
23-13 Et anima ejus quodcumque voluit, hoc fecit
26- 4 Quem docere voluisti? nonne eum, qui fecit
29-25 Si voluissem ire ad eos, sedebam primus
31-16 Si negavi, quod volebant, pauperibus
33-32 Loquere : volo enim, te apparere justum
36-29 Si voluerit extendere nubes quasi tentorium
39- 9 Numquid volet rhinoceros servire tibi?
Psal. 5- 5 Quoniam non Deus volens iniquitatem tu es
17-20 Salvum me fecit, quoniam voluit me

Psal. 21- 9 Salvum faciat eum, quoniam vult eum
33-13 Quis est homo qui vult vitam : diligit dies
34-27 Exultent et lætentur qui volunt justitiam
Qui volunt pacem servi ejus
36-23 Gressus hom. dirigentur : et viam ej. volet
39- 9 Ut facerem voluntatem t. : Deus m. volui
-15 Et revereantur qui volunt mihi mala
40-12 In hoc cognovi quoniam voluisti me
50-18 Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem
67-31 Dissipa gentes, quæ bella volunt
69- 4 Et erubescant, qui volunt mihi mala
72-25 Et a te quid volui super terram?
111- 1 In mandatis ejus volet nimis
L. 113- 3 Omnia quæcumque voluit, fecit
118-35 Deduc me in semitam... quia ipsam volui
134- 6 Omnia quæcumque voluit, Dominus fecit
Prov. 13- 4 Vult et non vult piger
18- 1 Occasion.quærit qui vult recedere ab amico
21- 1 Quocumque voluerit, inclinabit illud
26-23 Quomodo si argento sordido ornare velis vas
Eccle. 8- 3 Quia omne, quod voluerit, faciet
Cant. 2- 7 Neque evigilare faciatis dilectam, quoadusque ipsa velit
3- 5 Neque evigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit
8- 4 Neque evigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit
Sap. 9-13 Aut quis poterit cogitare quid velit Deus?
11-26 Posset aliquid permanere nisi tu voluisses?
12- 6 Perdere voluisti per manus parentum nost.
-18 Subest enim tibi, cum volueris, posse
13- 6 Deum quærentes, et volentes invenire
14-17 Imaginem regis, quem honorare volebant
-19 Ille e. volens placere illi, qui se assumpsit
16-21 Ad quod quisque volebat, convertebatur
Prolog.Eccli. Voluit et ipse scribere aliquid horum
Qui volunt animum intendere, et discere
Eccli. 7- 5 Et penes regem noli velle videri sapiens
-14 Noli velle mentiri omne mendacium
14- 7 Ignoranter, et non volens facit
15-16 Si volueris mandata servare, conservabunt
-17 Ad quod volueris, porrige manum tuam
28- 1 Qui vindicari vult, a Do. inveniet vindict.
39- 8 Si enim Dominus magnus voluerit
50-23 Et iteravit... volens ostendere virtutem Dei
Isai. 1-19 Si volueritis, et audieritis me, bona terræ
13-17 Qui argent. non quærant, nec aurum velint
42-21 Et Dominus voluit ut sanctificaret eum
53- 7 Oblatus est quia ipse voluit
-10 Domin.voluit conterere eum in infirmitate
55-11 Sed faciet quæcumq. volui, et prosperabit.
56- 4 Qui custodierint..et elegerint quæ ego volui
58- 2 In diem quærunt, et scire vias meas volunt
Appropinquare Deo volunt
Jerem. 2-18 Et nunc quid tibi vis in via Ægypti?
-29 Quid vultis mecum judicio contendere?
23-27 Qui volunt facere ut obliviscatur populus
39-12 Sed, ut voluerit, sic facias ei
42-22 Moriemini in loco,ad quem voluistis intrare
Baruc. 6-45 Nisi id quod volunt esse sacerdotes
Ezech.24-13 Quia mundare te volui, et non es mundata
37-18 Nonne indicas nobis quid in his tibi velis?
Dan. 4-14 Et cuicumque voluerit, dabit illud
-22 Et cuicumque voluerit, det illud
-29 Et cuicumque voluerit, det illud
5-19 Et quos volebat, interficiebat : et quos volebat, percutiebat : et quos volebat, exaltabat : et quos volebat, humiliabat
-21 Quemcumq. voluerit, suscitabit super illud
7-19 Volui diligenter discere de bestia quarta
13-11 Volentes concumbere cum ea
-15 Voluitque lavari in pomario : æstus quippe
Osee. 6- 6 Quia misericordiam volui, et non sacrific.
7- 1 Cum sanare vellem Israël, revelata est iniq.
Amos. 4- 5 Sic enim voluistis, filii Israël, dicit Dominus
Jonæ. 1-14 Quia tu, Domine, sicut voluisti, fecisti
Mich. 7-18 Quoniam volens misericordiam est
Malac. 3- 1 Et Angelus testamenti, quem vos vultis
1 Mac. 3-34 Et mandavit ei de omnibus, quæ volebat
4-27 Quod non qualia voluit, talia contigerunt
5-67 In bello, dum volunt fortiter facere
7- 5 Alcimus dux cor., qui volebat fieri sacerdos
8- 9 Voluerunt ire, et tollere eos
-13 Quib. vero vellent auxilio esse ut regnarent
Quos autem vellent, regno deturbabant
-30 Addere aut demere ad hæc aliq. voluerint
11-45 Et volebant interficere regem
-49 Obtinuiss. Judæi civitatem sicut volebant
-63 Volentes eum removere a negotio regni
12-34 Audivit e. quod vellent præsidium tradere
14-31 Et voluerunt inimici eor. calcare.. regionem
15- 3 Volo a. vendicare regnum, et restituere illud
- 4 Volo a. procedere per regionem, ut ulciscar
16-13 Et volebat obtinere regionem, et cogitabat
2 Mac. 1- 3 Et faciatis ej. voluntatem... animo volenti

2 Mac. 2-25 Volentibus aggredi narrationes historiarum
-26 Curavimus volentibus quidem legere
6-23 Dicens, præmitti se velle in infernum
7- 2 Quid quæris, et quid vis discere a nobis?
-16 Cum sis corruptibilis, facis quod vis
11-23 Nos volentes eos, qui sunt in regno nostro
-24 Sed tenere velle suum institutum
-25 Volentes igitur hanc quoq. gentem quietam
-28 Si valetis, sic estis ut volumus
-29 Dicens velle vos descendere ad vestros
12- 8 Velle pari modo facere habitantibus secum
-35 Et cum vellet illum capere vivum
14-35 Voluisti templum habitat. tuæ fieri in nobis
-39 Volens autem Nicanor manifestare odium
15-39 Et ut historiæ competit, hoc et ipse velim
Matth. 1-19 Joseph autem.. voluit occulte dimittere eam
3- 9 Ne velitis dicere intra vos : Patrem habemus
5-40 Et ei, qui vult tecum judicio contendere
-42 Da ei : et volenti mutuari a te, ne avertaris
7-12 Omnia ergo quæcumq. vultis ut faciant vobis
8- 2 Dicens : Domine, si vis, potes me mundare
- 3 Tetigit eum, dicens : Volo : Mundare
9-13 Misericordiam volo, et non sacrificium
11-14 Si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus
-27 Nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
12- 7 Misericordiam volo, et non sacrificium
-38 Magister, volumus a te signum videre
13-28 Dixerunt ei : Vis, imus, et colligimus ea?
14- 5 Et volens illum occidere, timuit populum
15-28 Magna est fides tua : fiat tibi sicut vis
16-24 Si quis vult post me venire, abneget semet.
-25 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
17- 4 Si vis, faciamus hic tria tabernacula
-12 Sed fecerunt in eo quæcumque voluerunt
18-23 Qui voluit rationem ponere cum servis suis
19-17 Si a. vis ad vitam ingredi, serva mandata
-21 Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes
20-14 Volo a. et huic novissimo dare sicut et tibi
-15 Aut non licet mihi quod volo, facere?
-21 Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Dic ut sedeant
-26 Sed quicumq. voluerit inter vos major fieri
-27 Et qui voluerit inter vos primus esse
-32 Et ait : Quid vultis ut faciam vobis?
23-37 Quoties volui congregare filios tuos
26-15 Quid vultis mihi dare, et ego eum vobis
-17 Ubi vis paremus tibi comedere Pascha?
-39 Verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu
27-15 Dimittere unum vinctum, quem voluissent
-17 Dixit Pilatus : Quem vultis dimittam vobis?
-21 Ait illis: Quem vultis vobis de duob. dimitti
-43 Confidit in Deo : liberet nunc, si vult, eum
Marc. 1-40 Dixit ei : Si vis, potes me mundare
-41 Et tangens eum, ait illi : Volo : Mundare
3-13 Vocavit ad se quos voluit ipse : et venerunt
6-19 Et volebat occidere eum, nec poterat
-22 Rex ait puellæ : Pete a me quod vis, et dabo
-25 Volo ut protinus des mihi in disco caput
-48 Et volebat præterire eos
7-24 Et ingressus domum, neminem voluit scire
8-34 Si quis vult me sequi, deneget semetipsum
-35 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
9-12 Et fecerunt illi quæcumque voluerunt
-29 Nec volebat quemquam scire
-34 Si quis vult primus esse, erit omnium nov.
10-35 Volumus, ut quodcumq. petierimus, facias
-36 Ille dixit eis : Quid vultis ut faciam vobis
-43 Sed quicumque voluerit fieri major
-44 Quicumque voluerit in vobis primus esse
-51 Jesus dixit illi : Quid tibi vis faciam?
12-38 Cavete a Scribis, qui volunt in stolis ambul.
14- 7 Et cum volueritis, potestis illis benefacere
-36 Sed non quod ego volo, sed quod tu
15- 9 Vultis dimittam vobis regem Judæorum?
-12 Quid ergo vultis faciam regi Judæorum?
-15 Pilatus autem volens populo satisfacere
Luc. 1-62 Innuebant... quem vellet vocari eum
4- 6 Quia mihi tradita sunt, et cui volo do illa
5-12 Domine, si vis, potes me mundare
-13 Tetigit eum dicens : Volo : Mundare
-39 Nemo bibens vetus, statim vult novum
6-31 Et prout vultis ut faciant vobis homines
8-20 Fratres tui stant foris, volentes te videre
9-23 Si quis vult post me venire, abneget semet.
-24 Qui e. voluerit animam suam salvam facere
-54 Vis dicimus ut ignis descendat de cœlo
10-22 Nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare
-24 Et reges voluerunt videre quæ vos videtis
-29 Ille a. volens justificare se ipsum, dixit
12-49 Et quid volo, nisi ut accendatur?
13-31 Vade hinc : quia Herodes vult te occidere
14-28 Quis e. ex vobis volens turrim ædificare
16-26 Ut hi, qui volunt hinc transire ad vos
20-46 A Scribis, qui volunt ambulare in stolis
22- 9 At illi dixerunt : Ubi vis paremus?
23-20 Locutus est ad eos, volens dimittere Jesum

Joan. 1-43 In crastinum voluit exire in Galilæam
3- 8 Spiritus ubi vult spirat : et voc. ejus audis
5- 6 Dicit ei : Vis sanus fieri?
-35 Vos a. voluistis ad horam exultare in luce
-40 Et non vultis venire ad me ut vitam habetis
6-11 Similiter et ex piscibus, quantum volebant
-21 Voluerunt ergo accipere eum in navim
-68 Numquid et vos vultis abire?
7- 1 Non enim volebat in Judæam ambulare
-17 Si quis voluerit voluntatem ejus facere
-44 Ex ipsis volebant apprehendere eum
8-44 Et desideria patris vestri vultis facere
9-27 Audistis : Quid iterum vultis audire?
Numquid et vos vultis Discipuli ej. fieri?
10-38 Si mihi non vultis credere, operibus credite
12-21 Dicentes : Domine, volumus Jesum videre
15- 7 Quodcumque volueritis, petetis, et fiet vob.
16-19 Cognovit a. Jesus quia volebant eum interr.
17-24 Volo ut ubi sum ego, et illi sint mecum
18-39 Vultis ergo dimittam vobis regem Judæor.
21-18 Cingebas te, et ambulabas ubi volebas
Alius te cinget, et ducet quo tu non vis
-22 Sic eum volo manere donec veniam
-23 Sic eum volo manere donec veniam
Act. 2-12 Ad invic. dicentes : Quidnam vult hoc esse?
5-28 Vultis inducere super nos sanguinem hom.
9- 6 Stupens dixit : Domine, quid me vis facere?
10-10 Et cum esuriret, voluit gustare
12- 4 Volens post Pascha producere eum populo
14-12 Cum populis volebat sacrificare
15-37 Barnabas a. volebat sec. assumere et Joann.
16- 3 Hunc voluit Paulus secum proficisci
-27 Evaginato gladio, volebat se interficere
17-18 Quid vult seminiverbius hic, dicere?
-20 Volumus ergo scire quidnam velint hæc esse
18-21 Iterum revertar ad vos, Deo volente
-27 Cum a. vellet ire Achaïam, exhortati fratres
19-30 Paulo autem volente intrare in populum
-33 Volebat reddere rationem populo
22-30 Postera autem die volens scire diligentius
23-28 Volensque scire causam quam objiciebant
24- 6 Voluimus secundum legem nostr. judicare
-27 Volens a. gratiam præstare Judæis Felix
25- 9 Festus a. volens gratiam præstare Judæis
Dixit : Vis Jerosolymam ascendere?
-20 Dicebam si vellet ire Jerosolymam
-22 Volebam et ipse hominem audire
26- 5 Si velint testimonium perhibere
27-43 Centurio autem volens servare Paulum
28-18 Voluerunt me dimittere, eo quod nulla ess.
Rom. 7-15 Non enim quod volo bonum, hoc ago
-18 Nam velle, adjacet mihi : perficere a. bon.
-19 Non enim quod volo bonum, hoc facio
-21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum
8-20 Vanitati e. creatura subjecta est non volens
9-16 Igitur non volentis, neque currentis
-18 Cujus vult miseretur, et quem vult indurat
-22 Quod si Deus volens ostendere iram
13- 3 Vis a. non timere potestatem? Bonum fac
16-19 Sed volo vos sapientes esse in bono
1 Cor. 4-19 Veniam a. ad vos cito, si Dominus voluerit
-21 Quid vultis? in virga veniam ad vos
7- 7 Volo enim omnes vos esse sicut me ipsum
-32 Volo autem vos sine sollicitudine esse
-36 Quod vult faciat : non peccat, si nubat
-39 Liberata est. Cui vult nubat, tantum in Do.
9-17 Si enim volens hoc ago, mercedem habeo
10-27 Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire
11- 3 Volo autem vos scire, quod omnis viri caput Christus est
12-11 Idem Spiritus, dividens singulis prout vult
-18 Unumquodque eor. in corpore sicut voluit
14- 5 Volo autem omnes vos loqui linguis
-19 In Ecclesia volo quinq. verba sensu m. loqui
-35 Si quid autem volunt discere
15-38 Deus autem dat illi corpus sicut vult
2 Cor. 1- 8 Non enim volumus ignorare vos, fratres
-15 Et hac confidentia volui prius venire ad vos
-17 Cum ergo hoc voluissem, numquid levitate
8-10 Qui non solum facere, sed et velle cœpistis
11-12 Occasionem eorum, qui volunt occasionem
12- 6 Nam si voluero gloriari, non ero insipiens
-20 Cum venero, non quales volo, inveniam vos
Ego inveniar a vobis, qualem non vultis
Galat. 1- 7 Et volunt convertere Evangelium Christi
3- 2 Hoc solum a vobis volo discere
4- 9 Egena elementa, quibus denuo servire vultis
-17 Sed excludere vos volunt ut illos æmulemini
-20 Vellem a. esse apud vos modo, et mutare voc.
-21 Dicite mihi qui sub lege vultis esse
5-17 Ut non quæcumque vultis, illa faciatis
6-12 Quicumque enim volunt placere in carne
-13 Sed volunt vos circumcidi, ut in carne vest.
Philip. 1-12 Scire a. vos volo, fratr., quia quæ circa me

Philip. 2-13 Qui operatur in vobis et velle, et perficere
Colos. 1-27 Quibus voluit Deus notas facere divitias
2- 1 Volo e. vos scire qualem sollicitud. habeam
-18 Nemo vos seducat, volens in humilitate
1 Thes. 2- 8 Cupide volebamus tradere vobis non solum
-18 Quoniam voluimus venire ad vos
2 Thes. 3-10 Quon.si quis non vult operari,nec manducet
1 Tim. 1- 7 Volentes esse leg. doctores, non intelligent.
2- 4 Qui omnes homines vult salvos fieri
- 8 Volo ergo viros orare in omni loco
5-11 Luxuriatæ fuerint in Christo: nubere volunt
-14 Volo ergo juniores nubere, filios procreare
6- 9 Nam qui volunt divites fieri incidunt in tent.
2 Tim. 3-12 Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo
Tit. 3- 8 Fidelis sermo est: et de his volo te confirmare
Phile. -13 Quem ego volueram mecum detinere
-14 Sine consilio autem tuo nihil volui facere
Hebr. 6-17 In quo abundantius volens Deus ostendere
13-18 In omnibus bene volentes conversari
Jacob. 2-20 Vis a. scire, o homo inanis, quoniam fides
3- 4 Ubi impetus dirigentis voluerit
4- 4 Quicumque ergo voluerit amicus esse sæculi
-15 Pro eo ut dicatis : Si Dominus voluerit
1 Petr. 3-10 Qui e. vult vitam diligere et dies videre bon.
-17 Benefacientes (si voluntas Dei velit) pati
2 Petr. 3- 5 Latet e. eos hoc volentes, quod cœli erant
Judæ. - 5 Commonere a. vos volo, scientes semel om.
Apoc. 2-21 Et non vult pœnitere a fornicatione sua
11- 5 Et si quis voluerit eos nocere, ignis exiet
Si quis voluerit eos lædere, sic oportet
- 6 Potestatem habent.. percutere terram omni plaga quotiescumque voluerint
22-17 Et qui vult, accipiat aquam vitæ, gratis

VOLUBILIS.

Ezech. 10- 13 Rotas istas vocavit volubiles, audiente me

VOLUCRIS.

Gen. 1-30 Cunctis animant.terræ, omniq. volucri cœli
6- 7 Delebo... a reptili usque ad volucres cœli
-20 De volucribus juxta genus suum
7- 8 Et de volucribus, et ex omni quod movetur
-14 Omnesq. volucres (-15) ingressæ s. ad Noë
-21 Caro quæ movebatur sup. terram volucrum
-23 Et delevit... tam reptile quam volucres cœli
8-20 Et tollens de cunctis... volucribus mundis
9- 2 Ac tremor sit... super omnes volucres cœli
-10 Tam in volucribus, quam in jumentis
15-11 Descenderuntque volucres super cadavera
40-19 Et lacerabunt volucres carnes tuas
Levit. 11-20 Omne de volucribus quod graditur
-23 Quidquid autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes
-46 Ista est lex animantium ac volucrum
3 Reg. 4-33 Disseruit de jumentis et volucribus et rept.
16- 4 In regione, comedent eum volucres cœli
21-24 In agro, comedent eum volucres cœli
Job. 28-21 Volucres quoque cœli latet
35-11 Qui docet... et super volucres cœli erudit nos
Psal. 8- 9 Volucres cœli, et pisces maris, qui peramb.
103-12 Super ea volucres cœli habitabunt
148-10 Univ. pecora : serpentes, et volucres penn.
Eccle. 12- 4 Et consurgent ad vocem volucris
Isai. 14-29 Regulus et semen ejus absorbens volucrem
18- 6 Et æstate perpetua erunt sup. eum volucres
Jerem. 7-33 In cibos volucribus cœli et bestiis terræ
9-10 A volucre cœli usque ad pecora transmigr.
12- 4 Consumptum est animal, et volucre
Ezech. 17-23 Et habitabunt sub ea omnes volucres
38-20 Pisces maris, et volucres cœli, et bestiæ agri
39-17 Dic omni volucri et universis avibus
Dan. 2-38 Volucres quoque cœli dedit in manu tua
3-80 Benedicite, omnes volucres cœli, Domino
4- 9 In ramis ej. conversabantur volucres cœli
-11 Fugiant... et volucres de ramis ejus
Osee. 2-18 Et cum volucre cœli, et cum reptili terræ
4- 3 In bestia agri, et in volucre cœli
7-12 Quasi volucrem cœli detraham eos, cædam
Matth. 8-20 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
13- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt ea
-32 Et fit arbor, ita ut volucres cœli veniant
Marc. 4- 4 Et venerunt volucres cœli, et comederunt
Luc. 8- 5 Et volucres cœli comederunt illud
9-58 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
13-19 Et volucres cœli requieverunt in ramis ejus
Rom. 1-23 Volucrum, et quadrupedum, et serpentium
1 Cor. 15-39 Alia (*caro*) volucrum, alia autem piscium
Jacob. 3- 7 Omnis enim natura bestiarum et volucrum
Apoc. 18- 2 Facta est... custodia o. volucris immundæ

VOLUMEN.

Exod. 24- 7 Assumensque volumen fœderis, legit
Deut. 17-18 Describet sibi Deuteronomium legis hujus in volumine
28-58 Quæ scripta sunt in hoc volumine
Deut. 28-61 Quæ non sunt scriptæ in volumine legis huj.
29-20 Maledicta, quæ scripta sunt in hoc volumine
-27 Maledicta, quæ in hoc volumine scripta sunt
31-24 Scripsit Mo. verba legis hujus in volumine
Josue. 1- 8 Non recedat volumen legis hujus ab ore tuo
8-31 Et scriptum est in volumine legis Moysi
-34 Cuncta quæ scripta erant in legis volumine
18- 9 Diviserunt, scribentes in volumine
23- 6 Quæ scripta sunt in volumine legis Moysi
24-26 Scripsit quoq. omnia verba hæc in volumine
4 Reg. 22- 8 Deditque Helcias volumen Saphan
-13 De verbis voluminis istius, quod inventum
-18 Pro eo quod audisti verba voluminis
1 Par. 29-29 Scripta sunt... atque in volumine Gad Vid.
2 Par. 34-16 At ille intulit volumen ad regem
-21 Omnia quæ scripta sunt in isto volumine
-26 Quoniam audisti verba voluminis
-30 Legit rex omnia verba voluminis
-31 Faceret quæ scripta sunt in volumine illo
1 Esdr. 6- 2 Inventum est in Ecbatanis... volumen unum
2 Esdr. 9- 3 Et legerunt in volumine legis Dom. Dei sui
13- 1 Lectum est in volumine Moysi audiente pop.
Esth. 9-26 Id est, libri hujus, volumine continentur
Jerem. 36- 2 Tolle volumen libri, et scribes in eo omnia
- 4 Et scripsit Baruch... in volumine libri
- 6 Ingredere ergo tu, et lege de volumine
- 8 Legens ex volumine sermones Domini
-10 Legitq. Baruch ex volumine sermon. Jerem.
-13 Legente Baruch ex volumine in auribus pop.
-14 Volumen ex quo legisti audiente populo
Tulit ergo Baruch... volumen in manu sua
-18 Et ego scribebam in volumine atramento
-20 Porro volumen commendaverunt in gazoph.
-21 Misitque rex Judi ut sumeret volumen
-23 Donec consumeretur omne volumen igni
-27 Postq. combusserat rex volumen et sermon.
-28 Rursum tolle volumen aliud : et scribe in eo omnes sermones priores, qui erant in primo volumine
-29 Tu combussisti volumen illud, dicens
-32 Jeremias autem tulit volumen aliud
Ezech. 3- 1 Comede volumen istud, et vadens loquere
- 2 Aperui os meum, et cibavit me volumine illo
- 3 Et viscera tua complebuntur volumine isto
Zach. 5- 1 Et vidi, et ecce volumen volans
- 2 Et dixi : Ego video volumen volans
2 Mac. 2-24 Tentavimus nos uno volumine breviare

VOLUNTARIE.

Levit. 22-23 Bovem et ovem... voluntarie offerre potes
1 Esdr. 1- 4 Excepto quod voluntarie offerunt temploD.
Psal. 53- 8 Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor
2 Mac. 6-19 Voluntarie præibat ad supplicium
14- 3 Alcimus... sed voluntarie coinquinatus est
Hebr. 10-26 Voluntarie enim peccantibus nobis
Jacob. 1-18 Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis
1 Petr. 5- 2 Neque turpis lucri gratia, sed voluntarie

VOLUNTARIUS, A, UM.

Exod. 35- 5 Om. voluntarius et prono animo offerat eas
-29 Filii Israël voluntaria Domino dedicaverunt
1 Par. 28- 9 Servito ei corde perfecto et anim. voluntario
Psal. 67-10 Pluviam voluntariam segregabis, Deus
118-108 Voluntaria oris mei beneplacita fac, Dom.
Eccli. 20- 4 Sic enim effugies voluntarium peccatum
Ezech. 46-12 Cum a. fecerit.. pacifica voluntaria Domino
Amos. 4- 5 Et vocate voluntarias oblationes
1 Mac. 2-42 Omnis voluntarius in lege
2 Cor. 8- 3 Et supra virtutem voluntarii fuerunt
Phile. -14 Uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset, sed voluntarium

VOLUNTAS.

Gen. 24-57 Puellam, et quæramus ipsius voluntatem
27-20 Voluntas Dei fuit ut cito occurreret mihi
45- 8 Sed Dei voluntate huc missus sum
49- 6 Et in voluntate sua suffoderunt murum
50-19 Num Dei possumus resistere voluntati ?
Num. 32-12 Isti impleverunt voluntatem meam
Deut. 23-23 Et propria voluntate et ore tuo locutus es
Judic. 5- 9 Qui propria voluntate obtulistis vos discrim.
2 Reg. 23- 5 Cuncta enim salus mea, et omnis voluntas
3 Reg. 5- 3 Tu scis voluntatem David patris mei
- 8 Ego faciam omnem voluntatem tuam
-10 Ligna abiegna, juxta omnem voluntatem ej.
19- 3 Surg. abiit quocumq. eum ferebat voluntas
4 Reg. 16- 9 Qui et acquievit voluntati ejus
-15 Altare... erit paratum ad voluntatem meam
18-25 Numquid sine Domini voluntate ascendi
1 Par. 22- 7 Fili mi, voluntatis meæ fuit ut ædificarem
29-18 Custodi in æternum hanc voluntatem cordis
2 Par. 6- 7 Cumq. fuisset voluntatis David patris mei
- 8 Quia hæc fuit voluntas tua, ut ædificares domum nomini meo, bene quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem
2 Par. 10-14 Locutusque est juxta juvenum voluntatem
-15 Erat enim voluntatis Dei, ut compleretur
11- 4 Quia mea hoc gestum est voluntate
15-15 Et in tota voluntate quæsierunt eum
18- 7 A quo possumus quærere Dom. voluntatem
22- 7 Voluntatis quippe fuit Dei adv. Ochoziam
25-20 Eo quod Dom. esset voluntas ut traderetur
1 Esdr. 5-17 ...voluntatem regis sup. hac re mittat ad nos
7-18 Juxta voluntatem Dei vestri facite
10- 3 Qui de his nati sunt juxta voluntatem Dom.
2 Esdr. 9-37 Corporibus nostris dominantur, et jumentis nostris secundum voluntatem suam
Tobiæ. 3- 6 Do., secundum voluntatem tuam fac mecum
12-18 Vobiscum, per voluntatem Dei eram
Judith. 8-17 Ut secundum voluntatem s. sic faciat nobisc.
9-16 Neque in equorum viribus voluntas tua est
Esth. 5- 5 Vocate.. Aman, ut Esther obediat voluntati
- 8 Et cras aperiam regi voluntatem meam
13- 9 Et non est qui possit tuæ resistere voluntati
Job. 23-14 Cum expleverit in me voluntatem suam
37-12 Quocumq. eas voluntas gubernantis duxerit
Psal. 1- 2 Sed in lege Domini voluntas ejus
5-13 Ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos
15- 3 Mirificavit omnes voluntates meas in eis
20- 3 Et voluntate labiorum ej. non fraudasti eum
27- 7 Et ex voluntate mea confitebor ei
29- 6 Quoniam... et vita in voluntate ejus
- 8 In voluntate tua præstitisti decori meo virt.
39- 9 Ut facerem voluntatem tuam : Deus meus
50-20 Benigne fac, Dom., in bona voluntate t. Sion
72-24 Et in voluntate tua deduxisti me
102- 7 Notas fecit... filiis Israël voluntates suas
-21 Ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.
106-30 Et deduxit eos in portum voluntatis eorum
110- 2 Opera Do. : exquisita in om. voluntates ejus
142-10 Doce me facere voluntatem tuam
144-19 Voluntatem timentium se faciet
146-10 Non in fortitudine equi voluntatem habebit
Prov. 11- 1 Et pondus æquum, voluntas ejus
-20 Voluntas ejus in iis qui simpliciter ambulant
16-13 Voluntas regum labia justa : qui recta
19-21 Voluntas autem Domini permanebit
29-15 Puer autem, qui dimittitur voluntati suæ
Sap. 6- 5 Neque secundum voluntatem Dei ambulastis
16-21 Et deserviens uniuscujusque voluntati
-25 Ad voluntatem eorum, qui a te desiderabant
Eccli. 8-18 Ipse enim secundum voluntatem suam vadit
18-30 Et a voluntate tua avertere
32-21 Et secundum voluntatem suam inveniet
43-17 Et in voluntate ejus aspirabit Notus
Isai. 44-28 Et omnem voluntatem meam complebis
46-10 Et omnis voluntas mea fiet
-11 Vocans... de terra longinqua virum voluntatis meæ
48-14 Faciet voluntatem suam in Babylone
53-10 Et voluntas Domini in manu ejus dirigetur
58- 3 In die jujunii vestri invenitur voluntas vestra
-13 Facere voluntatem tuam in die sancto meo
Et non invenitur voluntas tua, ut loquaris
62- 4 Sed vocaberis, Voluntas mea in ea
Jerem. 7-24 Sed abierunt in voluntatibus et in pravitate
Ezech. 18-23 Numquid voluntatis meæ est mors impii
Dan. 4-32 Juxta voluntatem enim suam facit
8- 4 Fecitque secundum voluntatem suam
-25 Secund. voluntatem suam, et dirigetur dol.
11-36 Et faciet juxta voluntatem suam rex
Osee. 10- 6 Et confundetur Israël in voluntate sua
Mich. 6-16 Et ambulasti in voluntatibus eorum
Malac. 1-10 Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dom.
1 Mac. 3-60 Sicut autem fuerit voluntas in cœlo, sic fiat
4-42 Voluntatem habentes in lege Dei
2 Mac. 1- 3 Et faciatis ejus voluntatem corde magno
2-28 Et quærunt aliorum voluntati parere
11-26 Ut cognita nost. voluntate, bono animo sint
-37 Ut nos quoq. sciamus, cujus estis voluntatis
12-16 Et capta civitate per Domini voluntatem
Matth. 6-10 Fiat voluntas tua, sicut in cœlo, et in terra
7-21 Sed qui facit voluntatem Patris mei
12-50 Quicumq. e. fecerit voluntatem Patris mei
18-14 Sic non est voluntas ante Patrem vestrum
21-31 Quis ex duobus fecit voluntatem Patris ?
26-42 Transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua
Marc. 3-35 Qui e. fecerit voluntatem Dei, hic frater meus
Luc. 2-14 Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
12-47 Servus qui cognovit voluntatem domini sui
Et non fecit secundum voluntatem ejus
22-42 Verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat
23-25 Jesum vero tradidit voluntati eorum
Joan. 1-13 Neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt
4-34 Ut faciam voluntatem ejus qui misit me
5-30 Quia non quæro voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me
6-38 Descendi de cœlo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me

Joan. 6-39 Hæc est a. voluntas ejus, qui misit me, Patris
-40 Hæc est a. voluntas Patris mei, qui misit me
7-17 Si quis voluerit voluntatem ejus facere
9-31 Si quis.. voluntatem ejus facit, hunc exaudit
Act. 13-22 Qui faciet omnes voluntates meas
-36 Cum administrasset voluntati Dei, dormivit
21-14 Quievimus, dicentes : Domini voluntas fiat
22-14 Ut cognosceres voluntatem ejus, et videres
Rom. 1-10 Prosperum iter habeam in voluntate Dei
2-18 Et nosti voluntatem ejus, et probas utiliora
9-19 Voluntati enim ejus quis resistit?
10- 1 Voluntas quidem cordis mei, et obsecratio
12- 2 Ut probetis quæ sit voluntas Dei bona
15-32 Ut ven. ad vos in gaudio per voluntatem Dei
1 Cor. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
7-37 Potestatem autem habens suæ voluntatis
16-12 Et utique non fuit voluntas ut nunc veniret
2 Cor. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
5- 8 Audemus a., et bonam voluntatem habemus
8- 5 Domino, deinde nobis per voluntatem Dei
-11 Quemadm. promptus est animus voluntatis
-12 Si enim voluntas prompta est; secundum id
-17 Sua voluntate profectus est ad vos
-19 Et destinatam voluntatem nostram
Galat. 1- 4 Secundum voluntatem Dei et Patris nostri
Ephes. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
- 5 Secundum propositum voluntatis suæ
- 9 Notum faceret nob. sacrament. voluntatis s.
-11 Omnia secundum consilium voluntatis suæ
2- 3 Facientes voluntatem carnis et cogitation.
5-17 Sed intelligentes quæ sit voluntas Dei
6- 6 Facientes voluntatem Dei ex animo
- 7 Cum bona voluntate servientes sicut Dom.
Philip. 1-15 Quidam a. et propter bonam voluntatem
2-13 Et velle, et perficere, pro bona voluntate
Colos. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
- 9 Ut impleamini agnitione voluntatis ejus
4-12 Ut stetis perfecti et pleni in o. voluntate D.
1 Thes. 4- 3 Hæc est e. voluntas Dei, sanctificatio vestra
5-18 Hæc est e. voluntas Dei in Christo Jesu
2 Thes. 1-11 Et impleat omnem voluntatem bonitatis
2 Tim. 1- 1 Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei
2-26 A quo captivi tenentur ad ipsius voluntatem
Hebr. 2- 4 Distributionibus secund. suam voluntatem
10- 7 Ut faciam, Deus, voluntatem tuam
- 9 Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem t.
-10 In qua voluntate sanctificati sumus per obl.
-36 Ut voluntatem Dei facientes, reportetis
12-10 Secundum voluntatem suam erudiebant eos
13-21 In omni bono, ut faciatis ejus voluntatem
1 Petr. 2-15 Quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes
3-17 Benefacientes (si voluntas Dei velit) pati
4- 2 Non desideriis hominum, sed voluntati Dei
- 3 Ad voluntatem gentium consummandam
-19 Qui patiuntur secundum voluntatem Dei
2 Petr. 1-21 Non enim voluntate humana allata est
1 Joan. 2-17 Qui autem fecit voluntatem Dei, manet
5-14 Secundum voluntatem ejus, audit nos
Apoc. 4-11 Propter voluntatem t. erant, et creata sunt

VOLUPTAS.

Gen. 2- 8 Plantaverat a. Do. D. paradisum voluptatis
-10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis
-15 Et posuit eum in paradiso voluptatis
3-23 Emisit eum Do. Deus de paradiso voluptatis
-24 Collocavit ante paradisum voluptatis Cher.
18-12 Do. m. vetulus est, voluptati operam dabo?
Psal. 26- 4 Ut videam voluptatem Domini, et visitem
35- 9 Et torrente voluptatis tuæ potabis eos
Eccle. 2-10 Quin omni voluptate frueretur
11-10 Adolescentia enim et voluptas vana sunt
Isai. 13-22 Respondeb... sirenes in delubris voluptatis
Jerem. 22-28 Numquid vas absque omni voluptate ?
Ezech. 31- 9 Æmulata sunt eum omnia ligna voluptatis
-16 Omn. ligna voluptatis egregia atq. præclara
-18 O inclyte atq. sublimis int. ligna voluptatis
Ecce deductus es cum lignis voluptatis
36-35 Inculta, facta est ut hortus voluptatis
Joel. 2- 3 Quasi hortus voluptatis terra coram eo
Amos. 1- 5 Et tenentem sceptrum de domo voluptatis
1 Mac. 3-45 Et ablata est voluptas a Jacob, et defecit ibi
Luc. 8-14 Et voluptatibus vitæ, euntes, suffocantur
2 Tim. 3- 4 Et voluptatum amatores magis quam Dei
Tit. 3- 3 Servientes desideriis et voluptatibus variis
2 Petr. 2-13 Voluptatem existimantes diei delicias

VOLUPTUOSE.

Thren. 4- 5 Qui vescebantur voluptuose, interierunt

VOLUTABRUM.

2 Petr. 2-22 Et, Sus lota in volutabro luti

VOLUTO.

Judith. 14- 4 Truncum in suo sanguine volutatum
Eccli. 23-16 Auferentur, et in delictis non volutabuntur

Marc. 9-19 Et elisus in terram, volutabatur spumans

VOLVO.

Gen. 24-45 Dumque hæc tacitus mecum volverem
Josue. 10-18 Volvite saxa ingentia ad os speluncæ
Judic. 5-27 Volvebatur ante pedes ejus, et jacebat
7-13 Quasi subcinericius panis ex hordeo volvi
1 Reg. 14-33 Volvite ad me jam nunc saxum grande
2 Par. 21-19 Cumque... et temporum spatia volverentur
36-10 Cumque anni circulus volveretur, misit
Prov. 26-27 Et qui volvit lapidem, revertetur ad eum

VOMENS.

In Hebræo est : Verba Aghur filii Jache. *Sunt ergo duo nomina propria; ideo voces* Congregantis *et* Vomentis *litteris majusculis initialibus scriptæ sunt. Doctus quidam inter Hebræos putat tempore Salomonis fuisse virum quemdam integræ vitæ et magnæ sapientiæ, nomine* Aghur, *filium* Jache *vel* Jaqe, *cujus dicta et sententias transtulerit in librum suum Salomon.*

Prov. 30- 1 Verba Congregantis filii Vomentis

VOMER.

Deut. 21- 3 Non traxit jugum, nec terram scidit vomere
Judic. 3-31 Percussit de Philist. sexcentos viros vomere
1 Reg. 13-20 Ut exacueret unusquisque vomerem suum
-21 Retusæ itaq. erant acies vomerum et ligon.
Isai. 2- 4 Et conflabunt gladios suos in vomeres
Mich. 4- 3 Concident gladios suos in vomeres

VOMITUS.

Prov. 26-11 Sicut canis, qui revertitur ad vomitum s.
Isai. 28- 8 Omnes enim mensæ repletæ sunt vomitu
Jerem. 48-26 Et allidet manum Moab in vomitu suo
Habac. 2-16 Et vomitus ignominiæ super gloriam tuam
2 Petr. 2-22 Canis reversus ad suum vomitum

VOMO.

Isai. 19-14 Sicut errat ebrius et vomens
Jerem. 25-27 Bibite, et inebriamini, et vomite

VORAGO.

3 Reg. 11-27 Et coæquavit voraginem Civitatis David
Prov. 13-15 In itinere contemptorum vorago
Isai. 2-19 Et introibunt... in voragines terræ
Jerem. 49- 8 Descendite in voraginem, habitator. Dedan
-30 In voraginibus sedete, qui habitatis Asor

VORAX.

Judic. 20-48 Viculos Benjamin vorax flamma consumps.
Matth. 11-19 Dicunt : Ecce homo vorax, et potator vini

VORO.

Exod. 12- 9 Caput cum pedibus ejus et intest. vorabitis
Levit. 6-10 Tolletq. cineres, quos vorans ignis exussit
Num. 19- 6 Mittet in flammam, quæ vaccam vorat
2 Reg. 18- 8 Quam hi quos voraverat gladius in die illa
22- 9 Et ignis de ore ejus vorabit
3 Reg. 14-11 In agro, vorabunt eos aves cœli
18-38 Cecidit a. ignis Dom., et vorabit holocaust.
Eccle. 6- 2 Sed homo extraneus vorabit illud
Isai. 9-18 Impietas, veprem et spinam vorabit
-20 Unusquisq. carnem brachii sui vorabit
24- 6 Propter hoc maledictio vorabit terram
31- 8 Et gladius non hominis vorabit eum
33-11 Spiritus vester ut ignis vorabit vos
Jerem. 5-14 Et populum istum in ligna, et vorabit eos
Joel. 2- 3 Ante faciem ejus ignis vorans, et post eum

VORTEX.

Sap. 13-13 Lignum curv. et verticibus plenum sculpat

VOTUM.

Gen. 28-20 Vovit etiam votum, dicens : Si fuerit Deus
31-13 Unxisti lapidem, et votum vovisti mihi
Exod. 36- 3 Quotidie mane vota populus offerebat
Levit. 7-16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit host.
22-18 Vel vota solvens, vel sponte offerens
-21 Vel vota solvens, vel sponte offerens
-23 Votum autem ex eis solvi non potest
23-38 Et quæ offeretis ex voto, vel quæ sponte
27- 2 Homo qui votum fecerit, et spoponderit
Num. 6- 2 Cum fecerint votum ut sanctificentur
- 4 Dieb. quibus ex voto Domino consecrantur
-13 Cum dies, quos ex voto decreverat, compleb.
15- 3 Vota solventes, vel sponte offerentes
- 8 Ut impleas votum vel pacificas victimas
18-14 Omne quod ex voto reddiderint filii Israël
21- 2 At Israël voto se Domino obligans, ait
29-39 Præter vota et oblationes spontaneas in hol.
30- 3 Si quis virorum votum Domino voverit
- 4 Si cognoverit pater votum, quod pollicita est
Et tacuerit, voti rea erit
- 6 Et vota et juramenta ejus irrita erunt
- 8 Vir, et non contradixerit, voti rea erit
-11 Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit
Deut. 12- 6 Offeratis in loco illo... vota atque donaria
23-21 Cum votum voveris Domino Deo tuo
Judic. 11-30 Votum vovit Domino, dicens : Si tradideris
1 Reg. 1-11 Et votum vovit, dicens : Domine exercituum
-21 Ut immolaret Domino... votum suum
2 Reg. 15- 7 Reddam vota mea quæ vovi Do. in Hebron
24-23 Dominus Deus tuus suscipiat votum tuum
1 Par. 29- 9 Cum vota sponte promitterent
Judith. 16-22 Obtulerunt omnes holocausta et vota
Job. 22-27 Et exaudiet te, et vota tua reddes
Psal. 21-26 Vota mea reddam in consp. timentium eum
49-14 Et redde Altissimo vota tua
55-12 In me sunt, Deus, vota tua, quæ reddam
60- 9 Ut reddam vota mea de die in diem
64- 2 Et tibi reddetur votum in Jerusalem
65-13 Reddam tibi vota mea
115-14 Vota mea Dom. reddam coram omni pop.
-18 Vota mea Do. reddam in consp. omnis pop.
131- 2 Sicut juravit Dom., votum vovit Deo Jacob
Prov. 7-14 Pro salute vovi, hodie reddidi vota mea
15- 8 Vota justorum placabilia
20-25 Ruina est homini... et post vota retractare
31- 2 Quid, dilecte votorum meorum ?
Eccle. 5- 4 Quam post votum promissa non reddere
Sap. 13-17 Et de nuptiis votum faciens, inquirit
Jerem. 33-11 Et portantium vota in domum Domini
44-25 Faciamus vota nostra, quæ vovimus
Implestis vota vest., et opere perpetrastis ea
Baruc. 6-34 Si quis illis votum voverit, et non reddiderit
Ezech. 44-29 Et omne votum in Israël ipsorum erit
Amos. 5-22 Et vota pinguium vestrorum non respiciam
Jonæ. 1-16 Immolaverunt hostias Do., et voverunt vota
Nahum. 1-15 Celebra, Juda, festivitat. t., et redde vota t.
Malac. 1-14 Et votum faciens, immolat debile Domino
2 Mac. 3-35 Deo oblata, et votis magnis promissis ei
Act. 18-18 Habebat enim votum
21-23 Sunt nobis viri quât. votum habentes sup. se
24-17 Eleemosynas facturus.. et oblationes, et vota

VOVEO.

Gen. 28-20 Vovit etiam votum, dicens : Si fuerit Deus
31-13 Ubi unxisti lapidem, et votum vovisti mihi
Levit. 27- 9 Animal autem.. si quis voverit, sanctum erit
-11 Animal immundum... si quis voverit
-14 Homo si voverit domum suam, et sanctific.
-15 Sin a. ille qui voverat, voluerit redimere
-16 Quod si agrum possessionis suæ voverit
-17 Ab anno incipientis jubilæi voverit agrum
-19 Si voluerit redimere agrum ille qui voverat
-20 Ultra eum qui voverat redimere non poterit
-23 Et dabit ille qui voverat eum, Domino
-26 Nemo sanctificare poterit et vovere
Num. 6-21 Cum voverit oblationem suam Domino
18-11 Primitias a., quas voverint et obtulerint
30- 3 Si quis virorum votum Domino voverit
- 4 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit
- 7 Si maritum habuerit, et voverit aliquid
-10 Vidua et repudiata, quidquid voverint
-14 Si voverit, et juramento se constrinxerit
-15 Quidquid voverat atque promiserat, reddet
Deut. 12-11 In muneribus, quæ vovebitis Domino
-17 O. quæ voveris, et sponte offerre volueris
-26 Quæ autem sanctificaveris, et voveris Dom.
23-18 Quidquid illud est quod voveris
-21 Cum votum voveris Domino Deo tuo
Judic. 11-30 Votum vovit Domino, dicens : Si tradideris
-39 Fecit ei sicut voverat, quæ ignorabat virum
17- 3 Consecravi et vovi hoc argentum Domino
1 Reg. 1-11 Votum vovit, dicens : Domine exercituum
2 Reg. 15- 7 Reddam vota mea quæ vovi Do. in Hebron
- 8 Vovens enim vovit servus tuus
3 Reg. 15-15 Quæ sanctificaverat pater suus, et voverat
2 Par. 5- 1 Omnia, quæ voverat David pater suus
15-18 Eaque, quæ voverat pater suus, et ipse
31- 6 Decimasque sanctorum, quæ voverant Do.
-12 Intulerunt.. quæcumque voverant, fideliter
35- 8 Duces... sponte quod voverant, obtulerunt
Psal. 75-12 Vovete, et reddite Domino D. vestro, omnes
131- 2 Sicut juravit Dom., votum vovit Deo Jacob
Prov. 7-14 Victimas pro salute vovi, hodie reddidi vota
Eccle. 5- 3 Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere
Sed quodcumque voveris, redde
- 4 Multoque melius est non vovere
Isai. 19-21 Et vota vovebunt Domino, et solvent
Jerem. 44-25 Faciamus vota nostra, quæ vovimus
Baruc. 6-34 Si quis illis votum voverit, et non reddiderit
Jonæ. 1-16 Immolaverunt hostias Do., et voverunt vota
2-10 Quæcumq. vovi, reddam pro salute Domino

VOX.

Gen. 3- 8 Cum audissent vocem Domini Dei deamb.
-10 Vocem tuam audivi in paradiso: et timui
-17 Quia audisti vocem uxoris tuæ, et comedisti

Gen. 4-10 Vox sanguinis fratris tui clamat ad me
-23 Audite vocem meam, uxores Lamech
11- 7 Ut non audiat unusquisq. vocem proximi s.
21-12 Omnia quæ dixerit tibi Sara, audi vocem ej.
-16 Sedens contra, levavit vocem suam, et flevit
-17 Exaudivit autem Deus vocem pueri
Exaudivit enim Deus vocem pueri
22-18 BENEDICENTUR... quia obedisti voci meæ
26- 5 Eo quod obedierit Abraham voci meæ
27-13 Audi vocem m., et pergens affer quæ dixi
-22 Dixit Isaac : Vox quidem, vox Jacob est
-43 Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam
29-11 Osculatus est eam : et elevata voce flevit
30- 6 Et exaudivit vocem meam, dans mihi filium
39-15 Et audisset vocem meam, reliquit pallium
45- 2 Elevavitque vocem cum fletu
Exod. 3-18 Et audient vocem tuam : ingredierisque tu
4- 1 Non credent mihi, neq. audient vocem m.
- 9 Quod si... neque audierint vocem tuam
5- 2 Quis est Dominus, ut audiam vocem ejus
15-26 Dicens : Si audieris vocem Domini Dei tui
19- 5 Si ergo audieritis vocem meam, et custod.
20-18 Cunctus a. populus videbat voces et lamp.
23- 1 Non suscipies vocem mendacii
-21 Observa eum, et audi vocem ejus
-22 Quod si audieris vocem ejus, et feceris
24- 3 Responditque omnis populus una voce
32- 5 Et præconis voce clamavit, dicens : Cras
-18 Sed vocem cantantium ego audio
36- 6 Jussit ergo Moyses præconis voce cantari
Levit. 5- 1 Si peccav. anima, et audierit vocem jurantis
Num. 7-89 Audiebat vocem loquent. ad se de propitiat.
14-22 Tentaverunt me.. nec obedierunt voci meæ
Deut. 1-34 Cumq. audisset Do. vocem sermonum vest.
-45 Nec voci vestræ voluit acquiescere
4-12 Vocem verborum ejus audistis
-30 Ad Dom. Deum tuum, et audies vocem ejus
-33 Ut audiret populus vocem Dei loquentis
-36 De cœlo te fecit audire vocem suam
5-22 Hæc verba locutus est Dom... voce magna
-23 Postq. audistis vocem de medio tenebrar.
-24 Vocem ejus audivimus de medio ignis
-25 Si enim audierimus ultra vocem Dom. Dei
-26 Quid est omnis caro, ut audiat vocem Dei
-28 Audivi vocem verborum populi hujus
8-20 Si inobedientes fueritis voci Do. Dei vestri
9-23 Neque vocem ejus audire voluistis
13- 4 Mandata ill. custodite, et audite vocem ejus
-18 Quando audieris vocem Domini Dei tui
15- 5 Si tamen audieris vocem Domini Dei tui
18-16 Ultra non audiam vocem Domini Dei mei
26-14 Obedivi voci Domini Dei mei, et feci omnia
27-10 Audies vocem ejus, et facies mandata
-14 Dicentque ad om. viros Israël excelsa voce
28- 1 Si autem audieris vocem Domini Dei tui
-15 Quod si audire nolueris vocem Do. Dei tui
-45 Quia non audisti vocem Domini Dei tui
-62 Quoniam non audisti vocem Domini Dei t.
30- 8 Reverteris, et audies vocem Domini Dei t.
-10 Si tamen audieris vocem Domini Dei tui
-20 Et diligas Dominum.. atque obedias voci ej.
33- 7 Judæ benedictio : Audi, Do., vocem Judæ
Josue. 5- 6 Qui non audierant vocem Domini
6- 5 Cumque insonuerit vox tubæ longior
-10 Non clamabitis, nec audietur vox vestra
-20 In aures multitud. vox sonitusque increpuit
10-14 Obediente Do. voci hominis, et pugnante
Judic. 2- 2 Et noluistis audire vocem meam
- 4 Elevaverunt ipsi vocem suam, et fleverunt
-20 Vocem meam audire contempsit
6-10 Et noluistis audire vocem meam
9- 7 Elevatâq. voce, clamavit, et dixit : Audite
18- 3 Et agnoscentes vocem adolescentis Levitæ
21- 2 Levaverunt vocem, et magno ululatu cœper.
Ruth. 1- 9 Quæ elevata voce flere cœperunt
-14 Elevata igitur voce, rursum flere cœperunt
1 Reg. 1-13 Movebantur, et vox penitus non audiebatur
2-25 Et non audierunt vocem patris sui
4- 6 Et audierunt Philisthiim vocem clamoris
Quæn. est hæc vox clamoris mag. in castr.
8- 7 Audi vocem populi in omnib. quæ loquunt.
- 9 Nunc ergo vocem eorum audi
-19 Noluit a. populus audire vocem Samuëlis
-22 Audi vocem eor., et constitue super eos reg.
11- 4 Et levavit omnis populus vocem suam
12- 1 Ecce audivi vocem vestram juxta omnia
-14 Et servieritis ei, et audieritis vocem ejus
-15 Sin autem non audieritis vocem Domini
-17 Invocabo Dom., et dabit voces et pluvias
-18 Dedit Dominus voces et pluvias in illa die
15- 1 Nunc ergo audi vocem Domini
-14 Dixitq. Samuël : Et quæ est hæc vox gregum
-19 Quare ergo non audisti vocem Domini
-20 Imo audivi vocem Domini, et ambulavi
-22 Et non potius ut obediatur voci Domini

1 Reg. 15-24 Timens populum, et obediens voci eorum
19- 6 Cum audisset Saül, placatus voce Jonathæ
24-17 Numquid vox hæc tua est, fili mi David ?
Et levavit Saül vocem suam, et flevit
25-35 Ecce audivi vocem tuam, et honoravi
26-17 Cognovit autem Saül vocem David, et dixit
Numquid vox hæc tua, fili mi David ?
Et ait David : Vox mea, domine mi rex
28-12 Exclamavit voce magna, et dixit ad Saül
-18 Quia non obedisti voci Dom., neque fecisti
-21 Ecce obedivit ancilla tua voci tuæ
-22 Nunc igitur audi et tu vocem ancillæ tuæ
-23 Tandem audita voce eor., surrexit de terra
30- 4 Levaverunt David et populus... voces suas
2 Reg. 3-32 Levavit rex David vocem suam, et flevit
12-18 Et non audiebat vocem nostram
13-36 Intrantes levaverunt vocem s., et fleverunt
15-23 Omnesque flebant voce magna
19- 4 Operuit caput suum, et clamabat voce mag.
-35 Vel audire possum ultra, vocem cantorum
22- 7 Et exaudiet de templo suo vocem meam
-14 Et excelsus dabit vocem suam
3 Reg. 1-41 Joab, audita voce tubæ, ait : Quid sibi vult
-45 Insonuit civitas : hæc est vox, quam audistis
8-55 Et benedixit omni ecclesiæ Isr. voce magna
17-22 Et exaudivit Dominus vocem Eliæ
18-26 Et non erat vox, nec qui responderet
-27 Dicens : Clamate voce majore : Deus e. est
-28 Clamabant ergo voce mag., et incidebant se
-29 Nec audiebatur vox, nec aliquis respondeb.
19-13 Ecce vox ad eum dic. : Quid hic agis, Elia ?
20-36 Cui ait : Quia noluisti audire vocem Domini
4 Reg. 4-31 Et non erat vox, neque sensus
11-13 Audivit a. Athalia vocem populi currentis
18-12 Quia non audierunt vocem Domini Dei sui
-28 Et exclamavit voce magna Judaïce, et ait
19-22 Contra quem exaltasti vocem tuam
2 Par. 5-13 Tubis, et voce, et cymbalis.. concinentibus
Et vocem in sublime tollentibus
15-14 Juraveruntq. Domino voce magna in jubilo
20-19 Laudabant Dom. Deum Israël voce magna
-21 Ac voce consona dicerent : Confitemini Do.
23-12 Vocem scilicet currentium atque laudantium regem
-13 Organis concinentem, vocemq. laudantium
30-27 Et exaudita est vox eorum, pervenitq. oratio
1 Esdr. 1- 1 Et traduxit vocem in omni regno suo
3-12 Flebant voce magna : et multi vociferantes in lætitia, elevabant vocem
-13 Nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris lætantium, et vocem fletus populi
Et vox audiebatur procul
10- 7 Et missa est vox in Juda et in Jerusalem
-12 Dixitque voce magna : Juxta verbum tuum
2 Esdr. 8-15 Et divulgent vocem in universis urbibus s.
9- 4 Et clamaverunt voce magna ad Dominum
Tobiæ. 2-21 Cujus cum vocem balantis vir ejus audisset
3-10 Ad hanc vocem perrexit in superius cubic.
5-28 Ad hanc vocem cessavit mater ejus flere
6- 3 Expavescens Tobias clamavit voce magna
Judith. 7-12 Juvenes et parvuli, omnes simul una voce
-18 Una voce clamaverunt ad Deum, dicentes
10- 9 Dixerunt hi qui illic erant, omnes una voce
13-14 Cum audissent viri vocem ejus, vocaverunt
14-14 Exclamavit voce magna cum fletu
15-10 Benedixerunt eam om. una voce, dicentes
16-17 Non est qui resistat voci tuæ
Esth. 4- 1 In platea mediæ civ. voce magna clamabat
11- 5 Apparuer. voces, et tumultus, et tonitrua
14-19 Deus fortis sup. omnes, exaudi vocem cor.
Job. 3-18 Non audierunt vocem exactoris
4-10 Et vox leænæ, et dentes catulorum
-16 Et vocem quasi auræ lenis audivi
9-16 Non credo quod audierit vocem meam
29-10 Vocem suam cohibebant duces
30-31 Et organum meum in vocem flentium
33- 8 Et vocem verborum tuorum audivi
34-16 Et ausculta vocem eloquii mei
-28 Et audiret vocem pauperum
37- 2 Auditionem in terrore vocis ejus
- 4 Tonabit voce magnitudinis suæ; et non investigabitur, cum audita fuerit vox ejus
- 5 Tonabit Deus in voce sua mirabiliter
38-34 Numquid elevabis in nebula vocem tuam
40- 4 Sicut Deus, et si voce simili tonas ?
Psal. 3- 5 Voce mea ad Do. clamavi : et exaudivit me
5- 3 Intende voci orationis meæ, rex meus
- 4 Domine, mane exaudies vocem meam
6- 9 Quoniam exaudivit Dom. vocem fletus mei
17- 7 Et exaudivit de templo sancto suo vocem m.
-14 Et Altissimus dedit vocem suam
18- 4 Quorum non audiantur voces eorum
25- 7 Ut audiam vocem laudis, et enarrem univ.
26- 7 Exaudi, Dom., vocem meam, qua clamavi
27- 2 Exaudi, Dom., vocem deprecationis meæ

Psal. 27- 6 Quoniam exaudivit vocem deprecationis m.
28- 3 Vox Domini super aquas, Deus majestatis
- 4 Vox Domini in virtute : vox Domini in magnificentia
- 5 Vox Domini confringentis cedros
- 7 Vox Domini intercidentis flammam ignis
- 8 Vox Domini concutientis desertum
- 9 Vox Domini præparantis cervos
30-23 Ideo exaudisti vocem orationis meæ
41- 5 In voce exultationis et confessionis
- 8 Invocat, in voce cataractarum tuarum
43-17 A voce exprobrantis et obloquentis
45- 7 Dedit vocem suam, mota est terra
46- 2 Jubilate Deo in voce exultationis
- 6 Ascendit... et Dominus in voce tubæ
54- 4 A voce inimici, et a tribulatione peccatoris
-18 Et annuntiabo : et exaudiet vocem meam
57- 6 Quæ non exaudiet vocem incantantium
65- 8 Et auditam facite vocem laudis ejus
-19 Et attendit voci deprecationis meæ
67-34 Ecce dabit voci suæ vocem virtutis
73-23 Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum
76- 2 Voce mea ad Dominum clamavi : voce mea ad Deum, et intendit mihi
-18 Vocem dederunt nubes
-19 Vox tonitrui tui in rota
80-12 Et non audivit populus meus vocem meam
85- 6 Et intende voci deprecationis meæ
92- 3 Domine, elevaverunt flumina vocem suam
- 4 A vocibus aquarum multarum
94- 8 Si vocem ejus audieritis, nolite obdurare
97- 5 Psallite Domino... in cithara et voce psalmi
- 6 In tubis ductilibus et voce tubæ corneæ
101- 6 A voce gemitus mei adhæsit os m. carni m.
102-20 Ad audiendam vocem sermonum ejus
103- 7 Fugient : a voce tonitrui tui formidabunt
-12 De medio petrarum dabunt voces
105-25 Non exaudierunt vocem Domini
114- 1 Exaudiet Dominus vocem orationis meæ
117-15 Vox exultationis et salutis, in tabernaculis
118-149 Vocem meam audi secundum misericord.
129- 2 Dom., exaudi vocem meam. Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ
139- 7 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ
140- 1 Intende voci meæ, cum clamavero ad te
141- 2 Voce mea ad Dominum clamavi
Voce mea ad Dominum deprecatus sum
Prov. 1-20 Sapientia... in plateis dat vocem suam
5-13 Nec audivi vocem docentium me
8- 1 Numquid... et prudentia dat vocem suam?
- 4 Ad vos clamito, et vox mea ad filios homin.
26-25 Quando submiserit vocem s., ne credideris
27-14 Qui benedicit proximo suo voce grandi
Eccle. 10-20 Quia et aves cœli portabunt vocem tuam
12- 4 In humilitate vocis molentis, et consurgent ad vocem volucris
Cant. 2- 8 Vox dilecti mei, ecce iste venit saliens
-12 Vox turturis audita est in terra nostra
-14 Sonet vox tua in auribus meis : vox enim tua dulcis, et facies tua decora
5- 2 Vox dilecti mei pulsantis : Aperi mihi, soror
8-13 Amici auscultant : fac me audire vocem t.
Sap. 1- 7 Quod continet omnia, scientiam habet vocis
4-19 Quoniam disrumpet illos inflatos sine voce
7- 3 Et primam vocem similem omnibus emisi
17-18 Aut mugientium valida bestiarum vox
18- 1 Et horum quidem vocem audiebant
-10 Resonabat a. inconveniens inimicorum vox
Eccli. 17-11 Et honorem vocis audierunt aures illorum
21-23 Fatuus in risu exaltat vocem suam
29- 5 In promissionibus humiliant vocem suam
30- 7 Et super om. vocem turbabuntur viscera ej.
34-29 Cujus vocem exaudiet Deus ?
38-30 Vox mallei innovat aurem ejus
39-17 In voce dicit : Obaudite me, divini fructus
-20 Et confitemini illi in voce labiorum vestror.
43-18 Vox tonitrui ejus verberabit terram
45- 5 Audivit enim eum et vocem ipsius
46-20 Et in sonitu magno auditam fecit vocem s.
-23 Exaltavit vocem suam de terra in prophetia
48-22 Dominus Deus audivit cito vocem ipsorum
50-18 Sonuerunt, et auditam fecer. vocem magn.
-20 Amplificaverunt psallentes in vocibus s.
Isai. 6- 4 Et commota sunt superliminaria cardinum a voce clamantis
- 8 Et audivi vocem Domini dicentis
10-30 Hinni voce tua, filia Gallim; attende, Laïsa
13- 2 Levate signum, exaltate vocem, levate man.
- 4 Vox multitudinis in montibus quasi popul.
Vox sonitus regum, gentium congregatar.
15- 4 Usque Jasa audita est vox eorum
16- 9 Super messem tuam vox calcantium irruit
-10 Vocem calcantium abstuli
22-14 In auribus meis vox Domini exercituum
24-14 Hi levabunt vocem suam, atque laudabunt

Isai. 24-18 Qui fugerit a voce formidinis, cadet in fov.
28-23 Auribus percipite, et audite vocem meam
29- 4 Et erit quasi pythonis de terra vox tua
- 6 Et voce magna turbinis et tempestatis
30-19 Ad vocem clamoris tui... respondebit tibi
-30 Et auditam faciet Dominus gloriam vocis s.
-31 A voce enim Domini pavebit Assur
31- 4 A voce eorum non formidabit, et a multit.
32- 9 Opulentæ, surgite, et audite vocem meam
33- 3 A voce Angeli fugerunt populi
36-13 Clamavit voce magna Judaïce, et dixit
37-23 Et super quem exaltasti vocem, et levasti
40- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Do.
- 6 Vox dicentis : Clama. Et dixi : Quid
- 9 Exalta in fortitudine vocem tuam
42- 2 Nec audietur vox ejus foris
48-20 In voce exultationis annuntiate
50-10 Timens Domin., audiens vocem servi sui
51- 3 Invenietur in ea... et vox laudis
52- 8 Vox speculatorum tuorum : levaverunt vocem, simul laudabunt
58- 1 Ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam
65-19 Et non audietur in eo ultra vox fletus et vox clamoris
66- 6 Vox populi de civitate, vox de templo, vox Domini reddentis retributionem
Jerem. 2-15 Rugierunt leones, et dederunt vocem s.
3-13 Et vocem meam non audisti, ait Dominus
-21 Vox in viis audita est, ploratus et ululatus
-25 Non audivimus vocem Domini Dei nostri
4-15 Vox enim annuntiantis a Dan
-16 Et dare super civitates Juda vocem suam
-19 Quoniam vocem buccinæ audivit anima m.
-21 Videbo fugientem, audiam vocem buccinæ?
-29 A voce equitis et mittentis sagittam, fugit
-31 Vocem enim quasi parturientis audivi
Vox filiæ Sion intermorientis, expandentisq.
6-17 Audite vocem tubæ. Et dixerunt : Non
-23 Vox ejus quasi mare sonabit
7-23 Audite vocem meam, et ero vobis Deus
-28 Hæc est gens, quæ non audivit vocem Dom.
-34 Et quiescere faciam... vocem gaudii, et vocem lætitiæ, vocem sponsi, et vocem sponsæ
8-16 A voce hinnituum pugnatorum ej. commota
-19 Ecce vox clamoris filiæ populi mei de terra
9-10 Et non audierunt vocem possidentis
-13 Et non audierunt vocem meam
-19 Quia vox lamentationis audita est de Sion
10-13 Ad vocem suam dat multitudinem aquarum
-22 Vox auditionis ecce venit, et commotio
11- 4 Dicens : Audite vocem meam, et facite om.
- 7 Contestatus sum, et dixi : Audite vocem m.
-16 Ad vocem loquelæ, grand. exarsit ignis in ea
12- 6 Et clamaverunt post te plena voce
- 8 Dedit contra me vocem, ideo odivi eam
16- 9 Ecce ego auferam... vocem gaudii, et vocem lætitiæ, vocem sponsi, et vocem sponsæ
18-10 In oculis meis, ut non audiat vocem meam
-19 Et audi vocem adversariorum meorum
22-20 Et in Basan da vocem tuam, et clama
-21 Quia non audisti vocem meam
25-10 Perdamque ex eis vocem gaudii, et vocem lætitiæ, vocem sponsi, et vocem sponsæ, vocem molæ
-30 Et de habitaculo sancto suo dabit vocem s.
-36 Vox clamoris pastor., et ululatus optimat.
26-13 Et audite vocem Domini Dei vestri
30- 5 Hæc dicit Do. : Vocem terroris audivimus
-19 Et egredietur de eis laus, voxque ludentium
31-15 Vox in excelso audita est lamentationis
-16 Dicit Dominus : Quiescat vox tua a ploratu
32-23 Possederunt eam : et non obedierunt voci t.
33-11 Vox gaudii et vox lætitiæ, vox sponsi et vox sponsæ, vox dicentium : Confitemini
35- 8 Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab
38-20 Audi, quæso, vocem Do., quam ego loquor
40- 3 Peccastis Dom., et non audistis vocem ejus
42- 6 Voci Domini Dei nostri... obediemus
Cum audierimus vocem Domini Dei nostri
-13 Nec audiemus vocem Domini Dei nostri
-21 Et non audistis vocem Domini Dei vestri
43- 4 Et non audivit... populus vocem Domini
- 7 Quia non obedierunt voci Do. : et venerunt
44-23 Et non audieritis vocem Domini
46-22 Vox ejus quasi æris sonabit
48- 3 Vox clamoris de Oronaïm : vastitas et contritio magna
-34 Usq. Eleale, et Jasa, dederunt vocem suam
49-21 A voce ruinæ eorum commota est terra
Clamor in mari Rubro auditus est vocis ejus
50-22 Vox belli in terra, et contritio magna
-28 Vox fugientium, et eorum qui evaserunt
-42 Vox eorum quasi mare sonabit
Jerem. 50-46 A voce captivitatis Babylonis commota est
51-16 Dante eo vocem, multiplicantur aquæ
-54 Vox clamoris de Babyl., et contritio magna
-55 Et perdidit ex ea vocem magnam
Dedit sonitum vox eorum
Thren. 2- 7 Vocem dederunt in domo Domini
3-56 Vocem meam audisti : ne avertas aurem
Baruc. 1-18 Non audivimus vocem Domini Dei nostri
-19 Recessimus, ne audiremus vocem ipsius
-21 Et non audivimus vocem Domini Dei nostri
2- 5 Peccavimus... non obaudiendo voci ipsius
-10 Et non audivimus vocem ipsius ut iremus
-22 Quod si non audieritis vocem Dom. Dei v.
-23 Et auferam a vobis vocem jucunditatis, et vocem gaudii, et vocem sponsi, et vocem sponsæ
-24 Non audierunt vocem t., ut operarentur
-29 Dicens : Si non audieritis vocem meam
3- 4 Et non audierunt vocem Domini Dei sui
Ezech. 1-25 Nam cum fieret vox super firmamentum
2- 1 Et audivi vocem loquentis
3-12 Audivi post me vocem commotionis magnæ
-13 Et vocem alarum animalium percutientium
Et vocem rotarum sequentium animalia
Et vocem commotionis magnæ
8-18 Cum clamaverint ad aures meas voce magna
9- 1 Et clamavit in auribus meis voce magna
10- 5 Quasi vox Dei omnipotentis loquentis
11-13 Cecidi in faciem m. clamans voce magna
19- 7 Et desolata est terra... a voce rugitus illius
- 9 Ne audiretur vox ejus ultra sup. montes Is.
21-22 Ut elevet vocem in ululatu
23-42 Et vox multitudinis exultantis erat in ea
27-30 Ejulabunt super te voce magna, et clam.
43- 2 Et vox erat ei quasi vox aquarum multarum
Dan. 4-28 Vox de cœlo ruit : Tibi dicitur, Nabuchod.
6-20 Danielem voce lacrymabili inclamavit
7-11 Propter vocem sermonum grandium
8-16 Et audivi vocem viri inter Ulaï : et clamavit
9-10 Et non audivimus vocem Domini Dei nostri
-11 Et declinaverunt ne audirent vocem tuam
-14 Non enim audivimus vocem ejus
10- 6 Et vox sermonum ejus, ut vox multitudinis
- 9 Et audivi vocem sermonum ejus
13-24 Et exclamavit voce magna Susanna
-42 Exclamavit autem voce magna Susanna
-44 Exaudivit autem Dominus vocem ejus
-46 Exclamavit voce magna : Mundus ego sum
-60 Exclamavit itaque omnis cœtus voce magna
14-17 Exclamavit voce magna : Magnus es Bel
-40 Et exclamavit voce magna rex, dicens
Joel. 2-11 Et Dominus dedit vocem suam ante faciem
3-16 Rugiet, et de Jerusalem dabit vocem suam
Amos. 1- 2 Rugiet, et de Jerusalem dabit vocem suam
3- 4 Numquid dabit catulus leonis vocem
6- 5 Qui canitis ad vocem psalterii
Jonæ. 2- 3 Clamavi, et exaudisti vocem meam
-10 Ego autem in voce laudis immolabo tibi
Mich. 6- 1 Et audiant colles vocem tuam
- 9 Vox Dom. ad civitatem clamat, et salus erit
Nahum. 2-13 Et non audietur ultra vox nuntiorum tuor.
3- 2 Vox flagelli, et vox impetus rotæ, et equi
Habac. 3-10 Dedit abyssus vocem suam
-16 A voce contremuerunt labia mea
Soph. 1-10 Dicit Dominus, vox clamoris a porta Piscium
-14 Vox diei Dom. amara, tribulabitur ibi fortis
2-14 Vox cantantis in fenestra, corv. in superlim.
3- 2 Non audivit vocem, et non suscepit discipl.
Aggæi. 1-12 Et audivit Zorobabel... vocem Dom. Dei sui
Zach. 6-15 Si auditu audieritis vocem Domini Dei vestri
11- 3 Vox ululatus pastorum, quia vastata est magnificentia eorum : vox rugitus leonum
1 *Mac.* 2-19 Respondit Mathathias, et dixit magna voce
-27 Et exclamavit Mathathias voce magna
3-54 Et tubis exclamaverunt voce magna
6-41 Et commovebantur... a voce multitudinis
9-13 Commota est terra a voce exercituum
-41 Et vox musicorum ipsorum in lamentum
13- 8 Et responderunt voce magna, dicentes
-45 Et clamaverunt voce magna, postulantes
2 *Mac.* 7- 8 Respondens patria voce, dixit : Non faciam
-21 Singulos illorum hortabatur voce patria
-24 Simul et exprobrantis voce despecta
-27 Irridens crudelem tyrannum, ait patria voce
8- 3 Et vocem sanguinis ad se clamantis audiret
12-37 Incipiens voce patria, et cum hymnis
15-29 Patria voce omnip. Dominum benedicebant
-37 Quod dicitur voce Syriaca, pridie Mardoc.
Matth. 2-18 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus
3- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Dom.
-17 Ecce vox de cœlis dicens : Hic est Filius m.
12-19 Neque audiet aliquis in plateis vocem ejus
17- 5 Ecce vox de nube, dicens : Hic est Filius m.
24-31 Mittet Angelos s. cum tuba et voce magna
27-46 Clamavit Jesus voce magna, dicens : Eli
Matth. 27-50 Jesus autem iterum clamans voce magna
Marc. 1- 3 Vox clamantis in deserto : Parate viam Do.
-11 Et vox facta est de cœlis : Tu es Filius meus
-26 Et exclamans voce magna exiit ab eo
5- 7 Et clamans voce magna, dixit : Quid mihi
9- 6 Venit vox de nube, dicens : Hic est Filius
14-30 Priusquam gallus vocem bis dederit
15-34 Et hora nona exclamavit Jesus voce magna
-37 Jesus autem emissa voce magna, expiravit
Luc. 1-42 Exclamavit voce magna, et dixit : Benedicta
-44 Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ
3- 4 Vox clamantis in deserto : Parate viam. Do.
-22 Et vox de cœlo facta est : Tu es Filius meus
4-33 Et exclamavit voce magna
8-28 Et exclamans voce magna, dixit : Quid mihi
9-35 Vox facta est de nube, dicens : Hic est Filius
-36 Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus
11-27 Extollens vocem quædam mulier de turba
17-13 Levaverunt vocem, dicentes : Jesu præcept.
-15 Cum magna voce magnificans Deum
19-37 Cœperunt om... laudare Deum voce magna
23-23 At illi instabant vocibus magnis postulantes
Et invalescebant voces eorum
-46 Et clamans voce magna Jesus ait : Pater
Joan. 1-23 Ait : Ego vox clamantis in deserto : Dirigite
3- 8 Et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat
-29 Gaudio gaudet propter vocem sponsi
5-25 Quando mortui audient vocem Filii Dei
-28 Qui in monum. sunt, audient vocem Filii D.
-37 Neque vocem ejus unquam audistis
10- 3 Ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt
- 4 Oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ej.
- 5 Quia non noverunt vocem alienorum
-16 Et vocem meam audient, et fiet unum ovile
-27 Oves meæ vocem meam audiunt
11-43 Voce magna clamavit : Lazare, veni foras
12-28 Venit ergo vox de cœlo : Et clarificavi
-30 Non propt. me hæc vox venit, sed propt. vos
18-37 Omnis, qui est ex veritate, audit vocem m.
Act. 2- 6 Facta autem hac voce, convenit multitudo
-14 Levavit vocem suam, et locutus est
4-24 Unanimiter levaverunt vocem ad Deum
7-31 Facta est ad eum vox Domini, dicens
-56 Exclamantes aut. voce magna, continuerunt
-59 Positis autem genibus, clamavit voce magna
8- 7 Clamantes voce magna, exibant
-32 Et sicut agnus coram tondente se, sine voce
9- 4 Cadens in terr. audivit vocem dicentem sibi
- 7 Audientes quidem vocem, neminem autem videntes
10-13 Facta est vox ad eum : Surge Petre, occide
-15 Et vox iterum secundo ad eum
11- 7 Audivi autem et vocem dicentem mihi : Surge, Petre
- 9 Respondit autem vox secundo de cœlo
12-14 Et ut cognovit vocem Petri
-22 Populus autem acclamabat : Dei voces, et non hominis
13-27 Et voces prophetarum, quæ... leguntur
14- 9 Dixit magna voce : Surge super pedes tuos
-10 Levaverunt vocem s., Lycaonice dicentes
16-28 Clamavit autem Paulus voce magna, dicens
19-34 Vox facta una est omnium
22- 7 Audivi vocem dicentem mihi : Saule, Saule
- 9 Vocem a. non audierunt ej., qui loquebatur
-14 Et audires vocem ex ore ejus
-22 Et levaverunt vocem suam, dicentes : Tolle
24-21 Nisi de una hac solummodo voce, qua clam.
26-14 Audivi vocem loq. mihi Hebraïca lingua
-24 Festus magna voce dixit : Insanis, Paule
1 *Cor.* 14- 7 Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia
- 8 Si incertam vocem det tuba, quis parabit se
-10 Et nihil sine voce est
-11 Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei
Galat. 4-20 Vellem autem... et mutare vocem meam
1 *Thes.* 4-15 Et in voce Archangeli... descendet de cœlo
1 *Tim.* 6-20 Devitans profanas vocum novitates
Hebr. 3- 7 Hodie si vocem ejus audieritis
-15 Dum dicitur : Hodie si vocem ej. audieritis
4- 7 Hodie si vocem ej. audieritis, nolite obdur.
12-19 Et tubæ sonum, et vocem verborum
-26 Cujus vox movit terram tunc
2 *Petr.* 1-17 Voce delapsa ad eum hujuscemodi
-18 Hanc vocem nos audivimus de cœlo allatam
2-16 Mutum animal, hominis voce loquens
Apoc. 1-10 Et audivi post me vocem magnam
-12 Et conversus sum, ut viderem vocem
-15 Vox illius tanquam vox aquarum multarum
3-20 Si quis audierit vocem meam, et aperuerit
4- 1 Et vox prima, quam audivi, tanquam tubæ
- 5 Et de throno procedebant fulgura et voces
5- 2 Vidi Ang. fortem, prædicantem voce magna
-11 Et audivi vocem Angelorum multorum
-12 Dicentium voce magna : Dignus est Agnus
6- 1 Et audivi... tanquam vocem tonitrui

Apoc. 6- 6 Et audivi tanquam vocem in medio quatuor
- 7 Audivi vocem quarti animalis dicentis
-10 Et clamabant voce magna, dicentes
7- 2 Et clamavit voce magna quatuor Angelis
-10 Clamabant voce magna, dicentes : Salus
8- 5 Et facta sunt tonitrua, et voces, et fulgura
-13 Et audivi vocem unius aquilæ... dicentis voce magna : Væ, væ, væ habitantibus in terra, de cæteris vocibus trium Angelor.
9- 9 Et vox alarum earum sicut vox curruum
-13 Et audivi vocem unam ex quatuor cornibus
10- 3 Et clamavit voce magna
Locuta sunt septem tonitrua voces suas
- 4 Cum locuta fuissent sept. tonitrua voces s.
Et audivi vocem de cœlo dicentem mihi
- 7 Sed in diebus vocis septimi Angeli
- 8 Et audivi vocem de cœlo iterum loquentem
11-12 Et audierunt vocem magnam de cœlo
-15 Et factæ sunt voces magnæ in cœlo dicentes
-19 Facta sunt fulgura, et voces, et terræ motus
12-10 Et audivi vocem magnam in cœlo dicentem
14- 2 Et audivi vocem de cœlo, tanquam vocem aquarum multarum, et tanquam vocem tonitrui magni : et vocem quam audivi, sicut citharœdorum
- 7 Dicens magna voce : Timete Dominum
- 9 Dicens voce magna : Si quis adoraverit best.
-13 Et audivi vocem de cœlo, dicentem mihi
-15 Exivit de templo, clamans voce magna
-18 Clamavit voce magna ad eum qui habebat
16- 1 Et audivi vocem magnam de templo
-17 Exivit vox magna de templo a throno
-18 Et facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua
18- 4 Et audivi aliam vocem de cœlo
-22 Et vox citharœdorum et musicorum
Et vox molæ non audietur in te amplius
-23 Et vox sponsi et sponsæ non audietur adhuc
19- 1 Post hæc audivi quasi vocem turbarum
- 5 Et vox de throno exivit, dicens : Laudem
- 6 Et audivi quasi vocem turbæ magnæ, et sicut vocem aquarum multarum, et sicut vocem tonitruorum magnorum
-17 Et clamavit voce magna, dicens omnibus
21- 3 Audivi vocem magnam de throno dicent.

VULGATUM.

Gen. 45-16 Et celebri sermone vulgatum in aula regis
Josue. 6-27 Et nomen ejus vulgatum est in omni terra

VULGO.

Jerem. 3- 1 Vulgo dicitur : Si dimiserit vir uxorem suam
Ezech. 12-23 Neque vulgo dicetur ultra in Israël
16-44 Ecce omnis, qui dicit vulgo proverbium

VULGUS.

Exod. 12-38 Vulgus promiscuum innumerabile ascendit
19-23 Non poterit vulgus ascendere in montem
Levit. 21-15 Ne commisceat stirp. gener. s. vulgo gentis
Num. 1-17 Moyses et Aaron cum o. vulgi multitudine
11- 4 Vulgus quippe promiscuum, quod ascend.
31-26 Tu et Eleazar sacerdos, et principes vulgi
Josue. 6- 9 Reliquum vulgus arcam sequebatur
-13 Vulgus autem reliquum sequebatur arcam
9-18 Murmuravit itaque omne vulgus
1 Reg. 13- 5 Et sex millia equitum, et reliquum vulgus
14-25 Omneque terræ vulgus venit in saltum
-34 Dispergimini in vulgus, et dicite eis ut add.
15- 8 Omne autem vulgus interfecit in ore gladii
26- 5 Et reliquum vulgus per circuitum ejus
2 Reg. 3-37 Cognovit omne vulgus, et universus Israël
4 Reg. 23- 6 Et projecit super sepulcra vulgi
25-11 Et reliquum vulgus transtulit Nabuzardan
-19 Et sexaginta viros e vulgo
2 Par. 12- 3 Nec erat numerus vulgi quod venerat
23- 5 Omne vero reliquum vulgus sit in atriis
- 6 Reliquum vulgus observet custodias Dom.
-20 Assumpsitque... et omne vulgus terræ
2 Esdr. 4-14 Et aio... ad reliquam partem vulgi
-19 Et dixi... ad reliquam partem vulgi
7- 5 Congregavi... et magistratus et vulgus
-73 Et cantores, et reliquum vulgus
Job. 17- 6 Posuit me quasi in proverbium vulgi
24- 9 Et vulgum pauperem spoliaverunt
Prov. 29- 2 In multiplicatione justorum lætabit. vulgus
Jerem. 26-23 Cadaver ejus in sepulcris vulgi ignobilis
39- 8 Et domum vulgi succenderunt Chaldæi
- 9 Et superfluos vulgi, qui remanserant
41-16 Tulit ergo... universas reliquias vulgi
42- 1 Reliquum vulgus a parvo usq. ad magnum
50-37 Ad omne vulgus, quod est in medio ejus
52-15 Et de reliquo vulgo, quod remanserat
Ezech. 30- 5 Lydi, et omne reliquum vulgus
42-20 Dividentem int. sanctuarium et vulgi locum
Act. 17- 5 Assumentesq. de vulgo viros quosd. malos

VULNERO.

Exod. 21-35 Si bos alienus bovem alterius vulneraverit
Josue. 11- 6 Ego tradam omnes istos vulnerandos
Judic. 20-31 Ita ut vulnerarent ex eis sicut primo die
1 Reg. 17-52 Cecideruntque vulnerati de Philisthiim
31- 3 Et vulneratus est vehementer a sagittariis
2 Reg. 1-18 Super excelsa tua vulnerati
3 Reg. 20-37 Qui percussit eum, et vulneravit
22-34 Quia graviter vulneratus sum
4 Reg. 8-28 Et vulneraverunt Syri Joram
-29 Quia vulneraverunt eum Syri in Ramoth
1 Par. 5-22 Vulnerati autem multi corruerunt
10- 1 Ceciderunt vulnerati in monte Gelboë
- 3 Inveneruntque... et vulneraverunt jaculis
11-11 Levavit hastam s. sup. trecentos vulneratos
-20 Levavit hastam suam contra trecentos vulneratos
2 Par. 13-17 Et corruerunt vulnerati ex Israël
18-33 Educ me de acie, quia vulneratus sum
22- 5 Vulneraveruntque Syri Joram
35-23 Ibique vulneratus a sagittariis, dixit
Quia oppido vulneratus sum
Judith. 6- 4 Confixus cades inter vulneratos Israël
Job. 5-18 Quia ipse vulnerat, et medetur
24-12 Et anima vulneratorum clamavit
Psal. 87- 6 Sicut vulnerati dormientes in sepulcris
88-11 Humiliasti sicut vulneratum, superbum
Prov. 7-26 Multos enim vulneratos dejecit
Eccle. 10- 9 Qui scindit ligna, vulnerabitur ab eis
Cant. 4- 9 Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in uno oculorum t.
5- 7 Et vulneraverunt me : tulerunt pallium
Eccli. 27-22 Quoniam vulnerata est anima ejus
Isai. 14-10 Et tu vulneratus es sicut et nos
-12 Corruisti in terram, qui vulnerabas gentes
51- 9 Percussisti superbum, vulnerasti draconem
53- 5 Ipse a. vulneratus est propter iniquitates n.
Jerem. 9- 8 Sagitta vulnerans lingua eorum
37- 9 Derelicti fuerint ex eis aliqui vulnerati
51- 4 Et vulnerati in regionibus ejus
-52 In omni terra ejus mugiet vulneratus
Thren. 2-12 Cum deficerent quasi vulnerati in plateis
Ezech. 21-29 Ut dareris super colla vulneratorum
30- 4 Cum ceciderint vulnerati in Ægypto
32- 8 Cum ceciderint vulnerati tui
Dan. 13-10 Erant ergo ambo vulnerati amore ejus
1 Mac. 1-19 Et ceciderunt vulnerati multi
3-11 Et ceciderunt vulnerati multi
9-17 Et ceciderunt vulnerati multi ex his
-40 Et ceciderunt vulnerati multi
16- 8 Et ceciderunt ex eis multi vulnerati
- 9 Tunc vulneratus est Judas frater Joannis
2 Mac. 3-16 Qui videbat... mente vulnerabatur
4-42 Et multi quidem vulnerati
11-12 Plures a. ex eis vulnerati nudi evaserunt
Marc. 12- 4 Et illum in capite vulneraverunt
Luc. 20-12 Qui et illum vulnerantes ejecerunt
Act. 19-16 Ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo

VULNUS.

Gen. 4-23 Quoniam occidi virum in vulnus meum
34-25 Quando gravissimus vulnerum dolor est
Exod. 21-25 Vulnus pro vulnere, livorem pro livore
22- 2 Et accepto vulnere, mortuus fuerit
Levit. 1-15 Rupto vulneris loco, decurrere faciet
Judic. 3-22 Ut capulus sequeretur ferrum in vulnere
5-26 Quærens in capite vulneri locum
1 Reg. 19-10 Lancea autem casso vulnere perlata est
2 Reg. 20-10 Nec secundum vulnus apposuit
4 Reg. 9-15 Ut curaretur in Jezrahel propter vulnera
2 Par. 20-23 Mutuis concidere vulneribus
Judith. 13-24 Qui te direxit in vulnera capitis principis
Job. 9-17 Et multiplicabit vulnera mea
16-15 Concidit me vulnere super vulnus
Psal. 68-27 Super dolorem vulnerum m. addiderunt
Prov. 20-30 Livor vulneris absterget mala
23-29 Cui foveæ ? cui sine causa vulnera ?
27- 6 Meliora sunt vulnera diligentis
Eccli. 27-28 Plaga dolosa dolosi dividet vulnera
30- 7 Pro animabus filior. colligabit vulnera sua
31-40 Minorans virtutem, et faciens vulnera
Isai. 1- 6 Vulnus, et livor, et plaga tumens
30-26 Alligaverit Dominus vulnus populi sui
38-21 Jussit Isaïas ut.. cataplasmarent sup. vulnus
Jerem. 30-17 Et a vulneribus tuis sanabo te
Ezech. 19- 4 Non absque vulneribus suis ceperunt eum
- 8 In vulneribus earum captus est
2 Mac. 8-24 Vulneribus debilem factum fugere compulerunt
14-45 Et gravissimis vulneribus esset saucius
Luc. 10-34 Et appropians alligavit vulnera ejus
Apoc. 16- 2 Et factum est vulnus sævum et pessimum
-11 Blasphemaverunt... præ doloribus et vulneribus suis

VULPES.

Judic. 15- 4 Perrexitque et cepit trecentas vulpes
2 Esdr. 4- 3 Si ascenderit vulpes, transiliet murum
Psal. 62-11 Tradentur... partes vulpium erunt
Cant. 2-15 Capite nobis vulpes parvulas
Thren. 5-18 Quia disperiit, vulpes ambulaverunt in eo
Ezech. 13- 4 Quasi vulpes in desertis, prophetæ tui
Matth. 8-20 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
Luc. 9-58 Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos
13-32 Ait illis : Ite, et dicite vulpi illi

VULTUR.

Levit. 11-14 Milvum ac vulturem juxta genus suum
Deut. 14-13 Ixion, et vulturem, ac milvum juxta genus s.
Job. 28- 7 Nec intuitus est eam oculus vulturis

VULTUS.

Gen. 3-19 In sudore vultus tui vesceris pane
4- 5 Iratusque... et concidit vultus ejus
33-10 Vidi... quasi viderim vultum Dei
38-15 Operuerat enim vultum suum
Exod. 25-20 Versis vultibus in propitiatorium
Levit. 19-15 Nec honores vultum potentis
Num. 6-26 Convertat Dominus vultum suum ad te
24- 1 Dirigens contra desertum vultum suum
Judic. 13- 6 Habens vultum angelicum, terribilis nimis
1 Reg. 1-18 Vultusque illius non sunt amplius in diversa
16- 7 Dixit Dominus... Ne respicias vultum ejus
2 Reg. 19- 5 Confudisti hodie vultus omnium servorum
24-21 Adoravit regem prono vultu in terram
3 Reg. 1-31 Summissoque Bethsabee in terram vultu
10-24 Univ. terra desiderabat vultum Salomonis
18-15 Vivit Dominus... ante cujus vultum sto
19-13 Elias operuit vultum suum pallio
4 Reg. 3-14 Si non vultum Josaphat... erubescerem
8-11 Conturbatus est usq. ad suffusionem vultus
1 Esdr. 9- 7 In rapinam, et in confusionem vultus
2 Esdr. 2- 2 Quare vultus tuus tristis est ?
- 3 Quare non mœreat vultus meus ?
- 6 Et placuit ante vultum regis, et misit me
Judith. 6- 5 Non concidat vultus tuus, et pallor
Esth. 7- 6 Vultum regis ac reginæ ferre non sustinens
15- 8 Ipsa autem roseo colore vultum perfusa
Job. 4-16 Quidam, cujus non agnoscebam vultum
9-24 Vultum judicum ejus operit
24-15 Et operiet vultum suum
26- 9 Qui tenet vultum solii sui, et expandit
29-24 Lux vultus mei non cadebat in terram
34-29 Ex quo absconderit vultum
41- 1 Quis enim resistere potest vultui meo ?
- 5 Portas vultus ejus quis aperiet ?
Psal. 4- 7 Signatum est super nos lumen vultus tui
10- 8 Æquitatem vidit vultus ejus
15-11 Adimplebis me lætitia cum vultu tuo
16- 2 De vultu tuo judicium meum prodeat
20- 7 Lætificabis eum in gaudio cum vultu tuo
-10 Ut clibanum ignis in tempore vultus tui
-13 In reliquis tuis præparabis vultum eorum
33- 1 David, cum immutavit vultum suum
-17 Vultus a. Domini super facientes mala
41- 6 Confitebor illi : salutare vultus mei
-12 Salutare vultus mei, et Deus meus
42- 5 Salutare vultus mei, et Deus meus
43- 4 Et illuminatio vultus tui
44-13 Filiæ Tyri... vultum tuum deprecabuntur
54-22 Divisi sunt ab ira vultus ejus
66- 2 Illuminet vultum suum super nos
79-17 Et suffossa ab increpatione vultus tui
88-16 Domine, in lumine vultus tui ambulabunt
89- 8 Sæculum nostr. in illuminatione vultus tui
139-14 Et habitabunt recti cum vultu tuo
Prov. 7-13 Et procaci vultu blanditur, dicens
16-15 In hilaritate vultus regis, vita
21-29 Vir impius procaciter obfirmat vultum suum
25- 5 Aufer impietatem de vultu regis
27-19 In aquis resplendent vultus prospicientium
-23 Diligenter agnosce vultum pecoris tui
Eccle. 7- 4 Per tristitiam vultus, corrigitur animus delinquentis
8- 1 Sapientia hominis lucet in vultu ejus
Eccli. 12-19 Multa susurrans, commutabit vultum suum
25-24 Obcæcat vultum suum tanquam ursus
26- 4 In omni tempore vultus illorum hilaris
35-11 In omni dato hilarem fac vultum tuum
41-25 Et ab aversione vultus cognati
Isai. 3- 3 Et honorabilem vultu, et consiliarium
- 9 Agnitio vultus eorum respondit eis
13- 8 Facies combustæ vultus eorum
29-22 Nec modo vultus ejus erubescet
49-23 Vultu in terram demisso adorabunt te
53- 3 Et quasi absconditus vultus ejus
Jerem. 1-17 Nec enim timere te faciam vultum eorum
7-19 Nonne semetipsos in confusionem vultus s.?
49-19 Qui est iste pastor, qui resistat vultui meo ?

Jerem. 50-44 Quis est iste pastor, qui resistat vultui meo?
Thren. 3-35 In conspectu vultus Altissimi
Ezech. 1-10 Similitudo a. vultus eorum, facies hominis
2- 6 Et vultus eorum ne formides
10-21 Quatuor vultus uni, et quatuor alæ uni
-22 Et similitudo vultuum eorum, ipsi vultus
27-35 Tempestate perculsi mutaverunt vultus
Dan. 1-10 Si viderit vultus vestros macilentiores
-13 Contemplare vultus nostros, et vultus puerorum qui vescuntur cibo regio
-15 Apparuerunt vultus eorum meliores
5- 9 Et vultus illius immutatus est
10- 9 Et vultus meus hærebat terræ
-15 Dejeci vultum meum ad terram, et tacui
Joel. 2- 6 Omnes vultus redigentur in ollam
Mich. 3- 7 Et operient omnes vultus suos
Malac. 1- 9 Et nunc deprecamini vultum Dei
2- 3 Dispergam super vultum vestrum stercus
2 Mac. 3-16 Qui videbat summi sacerdotis vultum
6-18 Vir ætate provectus, et vultu decorus
Luc. 9-29 Facta est... species vultus ejus altera
24- 5 Cum... declinarent vultum in terram
2 Cor. 3- 7 Propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur
Hebr. 9-24 Ut appareat nunc vultui Dei pro nobis
Jacob. 1-11 Et decor vultus ejus deperiit
-23 Consideranti vultum nativitatis s. in speculo
1 Petr. 3-12 Vultus autem Domini super facientes mala

VULVA.

Gen. 20-18 Concluserat enim Dominus omnem vulvam domus Abimelech
29-31 Aperuit vulvam ejus, sorore sterili perman.
30-22 Exaudivit eam, et aperuit vulvam ejus
49-25 Benedictionibus uberum et vulvæ
Exod. 13- 2 Omne primogenitum quod aperit vulvam
-12 Separabis omne quod aperit vulvam Dom.
-15 Omne quod aperit vulvam masculini sexus
34-19 Omne quod aperit vulvam generis mascul.
Num. 3-12 Pro omni primogenito, qui aperit vulvam
8-16 Quæ aperiunt omnem vulvam in Israël
Num. 12-12 Quod projicitur de vulva matris suæ
18-15 Quidquid primum erumpit e vulva
1 Reg. 1- 5 Dominus autem concluserat vulvam ejus
- 6 Quod Dominus conclusisset vulvam ejus
Job. 3-11 Quare non in vulva mortuus sum?
10-18 Quare de vulva eduxisti me?
31-15 Et formavit me in vulva unus
38- 8 Quando erump. quasi de vulva procedens
Psal. 57- 4 Alienati sunt peccatores a vulva
Prov. 30-16 Infernus, et os vulvæ, et terra
Eccli. 1-16 Cum fidelibus in vulva concreatus est
Isai. 46- 3 Qui gestamini a mea vulva
Jerem. 1- 5 Antequam exires de vulva, sanctificavi te
20-17 Qui non me interfecit a vulva
Et vulva ejus conceptus æternus
-18 Quare de vulva egressus sum, ut viderem
Ezech. 20-26 Cum offerrent omne quod aperit vulvam
Osee. 9-14 Da eis vulvam sine liberis
Luc. 2-23 Omne masculinum adaperiens vulvam
Rom. 4-19 Et emortuam vulvam Saræ

X

XAN XAN XEN

XANTHICUS.

2 Mac. 11-30 His igitur, qui commeant usque ad diem trigesimum mensis Xanthici
2 Mac. 11-33 Anno centesimo quadragesimo octavo, Xanthici mensis quinta decima die
-38 Anno centesimo quadragesimo octavo, quinta decima die mensis Xanthici

XENIA.

Eccli. 20-31 Xenia et dona excæcant oculos judicum
1 Mac. 11-24 Accepit aurum... et alia xenia multa

Z

ZAB ZAB ZAB

ZABAD I.

Filius Nathan, pater Ophlal, e stirpe Hesron et Juda.

1 Par. 2-36 Et Nathan genuit Zabad
-37 Zabad quoque genuit Ophlal

ZABAD II. *Filius sextus Ephraïm.*

1 Par. 7-20 Thahath filius ejus, hujus filius Zabad

ZABAD III.

Filius Oholi, et unus e viris fortissimis in exercitu David.

1 Par. 11-41 Urias Hethæus, Zabad filius Oholi

ZABAD IV.

Filius Semmaath. Iste Zabad et Jozabad interfecerunt Joas regem Juda in domo Mello.

2 Par. 24-26 Insidiati vero sunt ei Zabad... et Jozabad

ZABAD V et ZABAD VI.

Duo sunt Israelitæ qui uxores alienigenas duxerant in terra captivitatis; quas postea dimiserunt.

1 Esdr. 10-27 Mathania, et Jerimuth, et Zabad, et Aziza
-33 De filiis Hasom, Mathanaï, Mathatha, Zabad
-43 De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, Zabad

ZABADÆI.

Nomen populi cujusdam in Arabia ad Libanum.

1 Mac. 12-31 Ad Arabas, qui vocantur Zabadæi

ZABADIA vel ZABADIAS I.

Filius quartus Baria, e stirpe Benjamin.

1 Par. 8-15 Et Zabadia, et Arod, et Heder

ZABADIA II.

Filius Elphaal, etiam is de stirpe Benjamin.

1 Par. 8-17 Et Zabadia, et Mosollam, et Hezeci

ZABADIA III.

Filius Jeroham de Gedor. Is venit ad David fugientem et latentem in deserto.

1 Par. 12- 7 Joëla q. et Zabadia filii Jeroham de Gedor

ZABADIA IV.

Levita, filius tertius Meselemiæ.

1 Par. 26- 2 Zabadias tertius, Jathanaël quartus

ZABABIAS V.

Filius Asahel. Præerat turmæ viginti quatuor millium virorum, in diebus David.

1 Par. 27- 7 Et Zabadias filius ejus post eum

ZABADIAS VI.

Unus e Levitis quos misit Josaphat rex Juda ut docerent legem Dei in civitatibus regni.

2 Par. 17- 8 Zabadiam, Asaël quoque, et Semiramoth

ZABADIAS VII.

Vir, in diebus Josaphat constitutus super ea opera quæ ad regis officium pertinebant.

2 Par. 19-11 Porro Zabadias, filius Ismahel, qui est dux

ZABBAI.

Unus est e filiis Bebaï qui uxores duxerant alienigenas.

1 Esdr. 10-28 Et de filiis Bebaï... Hanania, Zabbaï

ZABDI I.

Filius Zare, pater Charmi patris Achan istius qui lapidatus est propter furtum.

Josue. 7- 1 Nam Achan filius Charmi, filii Zabdi
-17 Illam q. per domos offerens, reperit Zabdi
-18 Invenit Achan filium Charmi, filii Zabdi

ZABDI II.

Filius Semeï, e tribu Benjamin.

1 Par. 8-19 Et Jacim, et Zechri, et Zabdi

ZABDIAS.

Vir Aphonites constitutus super cellas vinarias.

1 Par. 27-27 Cellis autem vinariis, Zabdias Aphonites

ZABDIEL I.

Pater Jesboam qui erat de tribu Juda, et ad familiam Phares pertinebat.

1 Par. 27- 2 Primæ turmæ,.. Jesboam præerat filius Zabdiel

ZABDIEL II.

Vir e familia quæ a Judæis vocabatur Magnorum.

2 Esdr. 11-14 Præpositus eorum Zabdiel filius potentium

ZABDIEL III.

Princeps Arabum, qui abstulit caput Alexandri Balæ, et misit illud Ptolemæo.

1 Mac. 11-17 Abstulit Zabdiel Arabs caput Alexandri

ZABINA.

Unus ex iis qui uxores alienigenas duxerant.

1 Esdr. 10-43 De filiis Nebo... Zabad, Zabina, Jeddu

ZABUD.

Sacerdos filius Nathan, amicus Salomonis.

3 Reg. 4- 5 Zabud filius Nathan sacerdos, amicus regis

ZABULON.

Decimus filius Jacob, qui et sextus ex Lia ejus uxore. Natus est Zabulon in Mesopotamia; et tantum trium erat annorum, quando Jacob fugit de domo Laban. Duxit uxorem quæ peperit ei filios tres, Sared, Helon et Jahelel, qui cum Jacob venerunt in Ægyptum. Jacob moriens, et filiis suis ultimam benedictionem pronuntians, de Zabulon ait: Zabulon in littore maris habitabit, et in statione navium pertingens usque ad Sidonem; *et Moyses de Zabulon et Issachar ait:* ... Qui inundationem maris quasi lac sugent, et thesauros absconditos arenarum, *intelligens vel aurifodinas, vel thesauros ac gemmas ab exteris allatas, quæ e terra vel arenis extrahi et colligi solent. Tribus Zabulon sita est in Galilæa inferiori, et a mari Magno ad mare Galilææ extenditur. Zabulonitarum 57,400 princeps in deserto fuit Eliab filius Helon. Geddiel filius Sodi explorator fuit terræ Chanaan. Elisaphan filius Pharnach divisor extitit hujus terræ, quam ingressi sunt 60,500 Zabulonitæ. Ex eadem tribu fuere Helon, sive Ajalon, judex super Israel, et Jonas propheta.*

Gen. 30-20 Idcirco appellavit nomen ejus Zabulon

Gen. 35-23 Levi, et Judas, et Issachar, et Zabulon
46-14 Filii Zabulon : Sared, et Helon, et Jahelel
49-13 Zabulon in littore maris habitabit
Exod. 1- 3 Issachar, Zabulon, et Benjamin
Num. 1- 9 De Zabulon, Eliab filius Helon
-30 De filiis Zabulon, per generationes
2- 7 In tribu Zabulon princeps fuit Eliab
7-24 Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab
10-16 In tribu Zabulon erat princeps Eliab
13-11 De tribu Zabulon, Geddiel filium Sodi
26-26 Filii Zabulon per cognationes suas : Sared
-27 Hæ sunt cognationes Zabulon
34-25 De tribu Zabulon, Elisaphan fil. Pharnach
Deut. 27-13 Ruben, Gad, et Aser, et Zabulon, Dan
33-18 Zabulon ait : Lætare, Zabulon, in exitu tuo
Josue. 19-10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon
-16 Hæc est hæreditas tribus filiorum Zabulon
-27 Pertransit usque Zabulon et vallem Jephth.
-34 Et pertransit in Zabulon contra Meridiem
21- 7 De tribubus Ruben, et Gad, et Zabulon
-34 Data est de tribu Zabulon, Jecnam et Cartha
Judic. 1-30 Zabulon non delevit habitatores Cetron
4- 6 De filiis Nephthali, et de filiis Zabulon
-10 Qui, accitis Zabulon et Nephthali, ascendit
5-14 Et de Zabulon qui exercitum ducerent
-18 Zabulon vero et Nephthali obtulerunt
6-35 Et alios nuntios in Aser et Zabulon
12-12 Mortuusque est, ac sepultus in Zabulon
1 Par. 2- 1 Simeon, Levi, Juda, Issachar, et Zabulon
6-63 De tribu Zabulon, dederunt sorte civitates
-77 De tribu Zabulon, Remmono et suburbana
12-33 De Zabulon qui egrediebantur ad prælium
-40 Usque ad Issachar, et Zabulon, et Nephthali
2 Par. 30-10 Per terram Ephr. et Manasse usq. ad Zabulon
-11 Quidam viri ex... Zabulon, acquiescentes
-18 Magna etiam pars populi de... Zabulon
Psal. 67-28 Principes Zabulon, principes Nephthali
Isai. 9- 1 Primo tempore alleviata est terra Zabulon
Ezech. 48-26 Usq. ad plagam Occidentalem, Zabulon una
-27 Et super terminum Zabulon
-33 Porta Issachar una, porta Zabulon una
Matth. 4-13 In finibus Zabulon et Nephthalim
-15 Terra Zabulon, et terra Nephthalim
Apoc. 7- 8 Ex tribu Zabulon, duodecim millia signati

ZABULONITES.

Judic. 12-11 Cui successit Ahialon Zabulonites
1 Par. 27-19 Zabulonitis, Jesmaïas filius Abdiæ

ZACHÆUS I.

Dux quem cum Simone et Josepho reliquit Machabæus ad expugnandas duas turres valde munitas.

2 Mac. 10-19 Relicto Simone, et Josepho, itemque Zachæo

ZACHÆUS II.

Ille et princeps publicanorum et peccator, apud quem Jesus voluit hospitari; cui salus facta est ob fidem in Christum, postquam omnia restituit, si quem defraudaverat.

Luc. 19- 2 Ecce vir nomine Zachæus : et hic princeps
- 5 Dixit ad eum : Zachæe, festinans descende
- 8 Stans autem Zachæus, dixit ad Dominum

ZACHAI I.

Princeps familiæ, cujus filii cum Esdra ascenderunt de captivitate Babylonis septingenti sexaginta.

1 Esdr. 2- 9 Filii Zachaï, septingenti sexaginta
2 Esdr. 7-14 Filii Zachai, septingenti sexaginta

ZACHAI II.

Pater Baruch, qui opus et impensas adhibuit ad reædificationem murorum Jerusalem.

2 Esdr. 3-20 Ædificavit Baruch filius Zachaï mensuram

ZACHARIAS I.

Vir e stirpe Ruben, princeps secundus familiarum hujus tribus.

1 Par. 5- 7 Habuerunt principes, Jehiel et Zachariam

ZACHARIAS II.

Filius Jeroboam II filii Joas, regis Israel. Regnavit Zacharias super Israel in Samaria sex mensibus, et fecit malum coram Domino. Conjuravit contra eum Sellum filius Jabes, percussitque eum et interfecit, regnavitque pro eo, et regnum a familia Zachariæ in suam transtulit.

4 Reg. 14-29 Et regnavit Zacharias filius ejus pro eo
15- 8 Regnavit Zacharias filius Jeroboam
-11 Reliqua autem verborum Zachariæ

ZACHARIAS III.

Quis iste fuerit incertum est; alii dicunt fuisse regem Israel, alii alium: sanctus Hieronymus ait fuisse Zachariam sacerdotem quem lapidavit Joas inter vestibulum et altare. Pater fuit Abi, vel Abia, matris Ezechiæ regis Juda.

4 Reg. 18- 2 Nomen matris ejus Abi, filia Zachariæ
2 Par. 29- 1 Nomen matris ejus Abia, filia Zachariæ

ZACHARIAS IV.

Levites, filius Mosollamiæ, janitor portæ tabernaculi testimonii. — ZACHARIAS V. *Qui alibi dicitur Zacher, Levites, filius nonus Jehiel ex Maacha, de Gabaon.* — ZACHARIAS VI. *Levites, e stirpe Merari, in diebus David. In secundo erat constitutus ordine musicorum.* — ZACHARIAS VII. *Unus e sacerdotibus qui coram arca in tubis et nablis arcana cantabant.* — ZACHARIAS VIII. *Levites, filius Jesiæ, in diebus David.* — ZACHARIAS IX. *Levites, filius Hosa, janitor quartus templi in diebus David.* — ZACHARIAS X. *Pater Jaddo, qui erat constitutus super dimidiam tribum Manasse trans Jordanem, decedente regno David.* — ZACHARIAS XI. *Unus e principibus quos Josaphat misit cum Levitis et sacerdotibus ut docerent populum in civitatibus totius regni.* —ZACHARIAS XII. *Pater Jahaziel, Levites, e stirpe Asaph, a quo audivit rex Josaphat Ammonitas et Moabitas, Idumæosque, qui tunc adversus eum erant pugnaturi, arma in se ipsos convertentes, se mutuo esse interfecturos; quod reipsa evenit.* — ZACHARIAS XIII. *Filius quartus Josaphat, fraterque Joram regis Juda.* — ZACHARIAS XIV. *Filius Joiadæ summi sacerdotis. Interfecit eum Joas rex Juda inter vestibulum et altare.* — ZACHARIAS XV. *Qui et dicitur Barachias. Tradit sanctus Hieronymus Zachariam hunc filium Zachariæ filii Joiadæ pontificis, et post mortem patris posthumum natum. Sacer textus ait Oziam exquisivisse Dominum in diebus Zachariæ intelligentis et videntis Deum, id est, periti in visionibus Dei. Quidam tamen volunt eum esse Zachariam prophetam.* — ZACHARIAS XVI. *Levita, filius Meselemiæ, e stirpe Core et Caath.* — ZACHARIAS XVII. *Levita, e filiis Asaph, in diebus Ezechiæ regis Juda.*

1 Par. 9-21 Porro Zacharias filius Mosollamia, janitor
-37 Gedor quoque, et Ahio, et Zacharias
15-18 In secundo ordine, Zachariam, et Ben
-20 Zacharias autem, et Oziel, et Semiramoth
-24 Et Zacharias, et Banaïas, et Eliezer
16- 5 Asaph princip., et secundum ej. Zachariam
24-25 Filiusque Jesiæ, Zacharias
26- 2 Filii Meselemiæ : Zacharias primogenitus
-11 Tabelias tertius, Zacharias quartus
-14 Porro Zachariæ filio ejus, viro prudentissimo
27-21 Manasse in Galaad, Jaddo filius Zachariæ
2 Par. 17- 7 Misit de principibus.. Obdiam et Zachariam
20-14 Erat a. Jahaziel filius Zachariæ, filii Banaiæ
21- 2 Qui habuit fratres... Jahiel et Zachariam
24-20 Spiritus itaq. Dei induit Zachariam fil. Joi.
26- 5 Exquisivit Do. in diebus Zachariæ intellig.
29-13 De filiisq. Asaph, Zacharias, et Mathanias
34-12 Zacharias et Mosollam de filiis Caath
35- 8 Porro Helcias, et Zacharias, et Jahiel
Matth. 23-35 Usq. ad sanguinem Zachariæ filii Barachiæ
Luc. 11-51 A sanguine Abel, usq. ad sanguin. Zachariæ

ZACHARIAS XVIII.

Aliqui censent hunc esse Zachariam filium Barachiæ, de quo ait Christus :... A sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariæ, filii Barachiæ, quem occidistis inter templum et altare. *Alii contra putant eum, cujus meminit Christus, fuisse Zachariam patrem sancti Joannis Baptistæ; alii denique aiunt esse filium Joiadæ, ut jam diximus. Utraque sententia graves habet auctores patronos, et suis nititur conjecturis, quas referre non possumus propter brevitatem nobis impositam. Quidquid sit, Zacharias filius Barachiæ, de quo nunc mentio est, numeratur inter duodecim minores prophetas, et ad eum factum est verbum Domini anno secundo Darii Hystaspis regis Persarum, ex quo apparet Zachariam coævum fuisse Aggæo, et utrumque cœpisse prophetare post captivitatem Babylonicam, anno secundo Darii, non tamen eodem mense; nam Aggæus sexto, Zacharias autem octavo. Aggæus urget templum reædificari; Zacharias vero urbem.*

1 Esdr. 5- 1 Prophetaverunt a. Aggæus... et Zacharias
6-14 Juxta prophetiam... Zachariæ filii Addo
Psal. 111- 1 Alleluia, reversionis Aggæi et Zachariæ
Isai. 8- 2 Adhibui mihi testes fideles... et Zachariam
Zach. 1- 1 Factum est verbum Dom. ad Zachariam
- 7 Factum est verbum Dom. ad Zachariam
7- 1 Factum est verbum Dom. ad Zachariam
- 8 Factum est verbum Dom. ad Zachariam

ZACHARIAS XIX.

Unus e filiis Secheniæ, qui ascendit cum Esdra de captivitate Babylonis. — ZACHARIAS XX. *Filius Bebai, qui et ipse ascendit de captivitate Babylonis.* — ZACHARIAS XXI. *Unus e filiis Ælam qui duxerant uxores alienigenas.* — ZACHARIAS XXII. *Levita qui stabat ad sinistram Esdræ alloquentis populum.* — ZACHARIAS XXIII. *Filius Amariæ, pater Aziam, e tribu Juda.* — ZACHARIAS XXIV. *Pater Josephi, quem reliquit Judas Machabæus simul et Azariam, principes populi et rectores Judææ, dum iret ipse cum Jonatha ad expugnandos hostes in Galaad.*

1 Esdr. 8- 3 De filiis Secheniæ, filiis Pharos, Zacharias
-11 De filiis Bebaï, Zacharias filius Bebaï
-16 Misi... Nathan, et Zachariam, et Mosollam
10-26 De filiis Ælam, Mathania, Zacharias
2 Esdr. 8- 4 Et ad sinistram... Zacharia, et Mosollam
11- 4 Athaïas filius Aziam filii Zachariæ
- 5 Filius Zachariæ, filius Silonitis
-12 Filius Zachariæ, filius Pheshur, filius Melch.
12-16 Adaïæ, Zacharia : Genthon, Mosollam
-34 Zacharias filius Jonathan, filius Semeïæ
-40 Elioënaï, Zacharia, Hanania, in tubis
1 Mac. 5-18 Et reliquit Josephum filium Zachariæ
-56 Audivit Josephus Zachariæ filius, et Azarias

ZACHARIAS XXV.

Sacerdos de vice Abia, maritus sanctæ Elisabeth, uterque parens sancti Joannis Baptistæ. Erant ambo justi ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela: nec prolis suscipiendæ spes supererat, cum jam uterque conjux ad senium vergeret. Cum ergo Zacharias sacerdotio fungeretur in sua hebdomada, sorte illi obvenit ut incensum poneret. Apparuit illi Angelus Gabriel stans a dextris altaris incensi. Zacharias turbatus est, existimans forte se moriturum; ea enim erat Judæorum, licet falsa, opinio, ut arbitrarentur eos qui Angelum vidissent paulo post morituros; ideo timor irruit vehemens et magnus super eum. Angelus ei annuntiavit conceptum ex Elisabeth sterili, deditque ei præceptum imponendi puero nomen, JOANNES. *Zacharias vero, non credens, mutus permansit usque dum pareret uxor filium, cujus nomen in pugillari scripsit ipse; et apertum est os ejus, et soluta est lingua, repletusque Spiritu sancto prophetavit, et protulit canticum :* Benedictus Dominus Deus Israel, *etc., etc.*

Luc. 1- 5 Sacerdos quidam nomine Zacharias
-12 Et Zacharias turbatus est videns, et timor
-13 Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est
-18 Dixit Zacharias ad Angel.: Unde hoc sciam?
-21 Erat plebs expectans Zachariam : et mirab.
-40 Et intravit in domum Zachariæ, et salutavit
-59 Vocabant eum nomine patris sui Zachariam
-67 Zacharias pater ejus repletus est Spiritu s.
3- 2 Super Joannem, Zachariæ filium, in deserto

ZACHER.

Filius octavus Abigabaon ex Maacha, qui alio nomine dicitur Zacharias, et est ZACHARIAS V *in Catalogo nostro.*

1 Par. 8-31 Gedor quoque, et Abio, et Zacher

ZACHUR I.

Filius Hamuel filii Masma, pater Semeï, in tribu Simeon. — ZACHUR II. *Levites, e stirpe Merari, in diebus David.* — ZACHUR III. *Filius Asaph et cantor, in diebus David.* — ZACHUR IV. *Unus e filiis Begui, qui cum Esdra ascenderunt de captivitate Babylonis.* — ZACHUR V. *Filius Amri, et unus ex iis qui opus et impensas adhibuerunt ad reædificandam Jerusalem.* — ZACHUR VI. *Levita e numero eorum qui novum fœdus cum Domino initum ab Esdra signaverunt.* — ZACHUR VII. *Filius Mathaniæ, pater Hanan.*

1 Par. 4-26 Hamuël filius ejus, Zachur filius ejus, Semei
24-27 Oziaü, et Soam, et Zachur, et Hebri
25- 2 De filiis Asaph : Zachur et Joseph
-10 Tertia Zachur, filiis et fratribus ejus
1 Esdr. 8-14 De filiis Begui, Uthaï et Zachur
2 Esdr. 3- 2 Juxta eum ædificavit Zachur filius Amri
10-12 Zachur, Serebia, Sabania
13-13 Juxta eos Hanan filium Zachur

ZAMBRI I.

Filius Salu, quem Phinees percussit in ge-

nitalibus, cum Madianitide Cozbi filia Sur principis Madianitarum. Dicitur etiam Zamri.

Num. 25-14 Qui occisus est... Zambri filius Salu, dux
1 Mac. 2-26 Sicut fecit Phinees Zamri filio Salomi

ZAMBRI II.

Servus Ela filii Baasa regis Israel. Rebellavit adversus Ela Zambri, dux mediæ partis equitum; et cum sese inebriasset Ela in domo Arsa præfecti Thersa, irruens Zambri percussit et occidit eum, occupavit regnum, et omnem domum Baasa penitus delevit. Regnavit Zambri septem diebus in Thersa. Exercitus autem qui obsidebat Gebbethon fecit regem Amri, qui erat princeps militiæ, et ascendit adversus Thersa. Zambri videns jamjam expugnandam esse civitatem, ingressus est palatium, et succendit se cum omni domo regia, et mortuus est.

3 Reg. 16- 9 Rebellavit contra eum servus suus Zambri
-10 Irruens ergo Zambri, percussit et occidit e.
-12 Delevitque Zambri omnem domum Baasa
-15 Regnavit Zambri septem diebus in Thersa
-16 Cumque audisset rebellasse Zambri
-18 Videns a. Zambri quod expugnanda esset
-20 Reliqua a. sermonum Zambri, et insidiarum
4 Reg. 9-31 Numquid pax potest esse Zambri

ZAMBRI.

Sanctus Hieronymus putat esse regionem Persidis, aut solitudinis, id est, Arabiæ Desertæ.

Jerem. 25-25 Cunctis regibus Zambri, et cunctis regibus

ZAMIRA. *Filius Bechor filii Benjamin filii Jacob.*

1 Par. 7- 8 Porro filii Bechor: Zamira et Joas

ZAMMA I.

Filius Jahath filii Lobni filii Gersom.

1 Par. 6-20 Jahath filius ejus, Zamma filius ejus

ZAMMA II. *Filius Semeï filii Gersom.*

1 Par. 6-42 Filii Ethan, filii Zamma, filii Semeï

ZAMRAN. *Filius Abrahæ ex Cetura.*

Gen. 25- 2 Quæ peperit ei Zamran et Jecsan et Madan
1 Par. 1-32 Filii... quos genuit: Zamran, Jecsan

ZAMRI I.

Filius Zaræ filii Juda ex Thamar ejus nuru.

1 Par. 2- 6 Filii quoq. Zaræ: Zamri, et Ethan, et Eman

ZAMRI II.

Filius Joada filii Ahas, e stirpe Jonathæ filii Saül, et e tribu Benjamin.

1 Par. 8-36 Joada genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri. Porro Zamri genuit Mosa
9-42 Jara genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri. Zamri autem genuit Mosa

ZANOE *et* **ZANOA.** *Civitas in tribu Juda.*

Josue. 15-34 Et Zanoë, et Engannim, et Taphua
-56 Jezraël, et Jucadam, et Zanoë
1 Par. 4-18 Heber... et Icuthiel patrem Zanoë
2 Esdr. 3-13 Ædificavit Hanun, et habitatores Zanoë
11-30 Zanoa, Odollam, et in villis earum

ZARA I. *Filius secundus Rahuel filii Esaü.*

Gen. 36-13 Filii a. Rahuel: Nahath et Zara, Samma
-17 Filii Rahuël filii Esaü: dux Nahath, dux Zara
1 Par. 1-37 Filii Rahuël: Nahath, Zara, Samma, Meza

ZARA II *vel* **ZARE.**

Pater Jobab, regis secundi Edom, ante Saül regem Israel. Jobab iste est justus Job.

Gen. 36-33 Regnavit pro eo Jobab filius Zaræ de Bosra

ZARA III *vel* **ZARE.**

Filius secundus Juda ex Thamar ejus nuru.

Gen. 38-30 Egressus est frater... quem appellavit Zara
46-12 Filii Juda... Sela, et Phares, et Zara
Num. 26-20 Zare, a quo familia Zareïtarum
1 Par. 2- 4 Nurus ejus peperit ei Phares et Zara
- 6 Filii quoque Zaræ: Zamri et Ethan
9- 6 De filiis a. Zara: Jehuël et fratres eorum
2 Esdr. 11-24 De filiis Zara filii Juda in manu regis
Matth. 1- 3 Judas a. genuit Phares et Zaram de Thamar

ZARA IV *vel* **ZARE.**

Qui et alibi Sohar; filius quintus Simeon.

Num. 26-13 Zare, ab hoc familia Zareïtarum
1 Par. 4-24 Filii Simeon: Namuël et Jamin, Jarib, Zara

ZARA V *vel* **ZARE.**

Vir de stirpe Juda, pater Charmi patris Zabdi patris Achan vel Achar istius qui turbavit populum Israel furando aliquid de anathemate. Zare iste posset esse Zara filius Juda ex Thamar.

Josue. 7- 1 Achan filius Charmi, filii Zabdi, filii Zare
7-17 Inventa est familia Zare
-18 Charmi, filii Zabdi, filii Zare de tribu Juda
-24 Tollens itaque Josuë Achan filium Zare
22-20 Nonne Achan filius Zare præteriit

ZARA VI. *Filius Addo filii Gersom filii Levi.*

1 Par. 6-21 Addo filius ejus, Zara filius ejus
-41 Filii Athanaï, filii Zara, filii Adaïa

ZARA VII.

Rex Æthiopiæ, quem adjutus auxilio divino devicit Asa rex Juda.

2 Par. 14- 9 Egressus est autem contra eos Zara Æthiops

ZARAHI *vel* **ZARAI.**

Stirps est Zaræ filii Juda ex Thamar.

1 Par. 27-11 Sobochaï Husathites de stirpe Zarahi
-13 Maraï, et ipse Netophath. de stirpe Zaraï

ZARAIA *vel* **ZARAHIAS.**

Filius Ozi filii Bocci, pater Meraïoth, e semine Aaron et Eleazar.

1 Par. 6- 6 Ozi genuit Zaraïam, et Zaraïas genuit Mer.
-51 Ozi filius ejus, Zarahia filius ejus
1 Esdr. 7- 4 Filii Zarahiæ, filii Ozi, filii Bocci

ZARED.

Torrens in deserto Moab, qui ab Ortu in Occasum inter Petram deserti et Dibongad decurrens, mare Mortuum ingreditur.

Num. 21-12 Inde moventes venerunt ad torrentem Zared
Deut. 2-13 Ut transiremus torrentem Zared
-14 Usque ad transitum torrentis Zared

ZAREHE.

Pater Elioenaï, qui ascendit de captivitate Babylonis cum Esdra.

1 Esdr. 8- 4 Elioënaï filius Zarehe, et cum eo ducenti

ZAREITÆ. *Stirps Zare filii Simeon.*

Num. 26-13 Zare, ab hoc familia Zareïtarum

ZAREITÆ. *Posteri Zara filii Juda.*

Num. 26-20 Zare, a quo familia Zareïtarum

ZARES. *Uxor Aman filii Amadathi.*

Esth. 5-10 Convocavit ad se amicos s. et Zares uxorem
-14 Responderuntq. ei Zares uxor ejus et cæteri
6-13 Narravitque Zares uxori suæ et amicis

ZATHAN.

Filius Jehieli. Zathan et Joel præpositi erant thesauris domus David.

1 Par. 26-22 Filii Jehieli: Zathan, et Joël fratres ejus

ZAVAN. *Filius secundus Eser filii Seïr Horræi.*

Gen. 36-27 Hi q. filii Eser: Balaan, et Zavan, et Acan
1 Par. 1-42 Filii Eser: Balaan, et Zavan, et Jacan

ZEB.

Princeps Madianitarum, quem expugnavit Gedeon. Fugiens Zeb, et in torculari latitans, deprehensus est ab Israelitis, qui caput ejus absciderunt, et ad Gedeon illud portaverunt.

Judic. 7-25 Apprehensos... Oreb et Zeb, interfecit Oreb in petra Oreb, Zeb vero in torculari Zeb Capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon
8- 3 Tradidit principes Madian, Oreb et Zeb
Psal. 82-12 Pone principes eorum sicut Oreb et Zeb

ZEBEDÆUS I. *Filius Asaph, pater Micha.*

2 Esdr. 11-17 Filius Zebedæi, filius Asaph, princeps

ZEBEDÆUS II.

Pater Apostolorum Jacobi et Joannis Evangelistæ. Uxor ejus vocabatur Salome.

Matth. 4-21 Vidit.. Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedæo patre
10- 3 Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus
20-20 Accessit ad eum mater filiorum Zebedæi
26-37 Assumpto Petro, et duobus filiis Zebedæi
27-56 Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi
Marc. 1-19 Vidit Jacobum Zebedæi et Joannem fratr.
-20 Et relicto patre suo Zebedæo in navi
3-17 Et Jacobum Zebedæi, et Joannem
10-35 Jacobus et Joannes filii Zebedæi
Luc. 5-10 Jacobum et Joannem filios Zebedæi
Joan. 21- 2 Et filii Zebedæi, et alii ex Discipulis

ZEBEDIA I.

Filius Michael, ascendit de captivitate Babylonis.

1 Esdr. 8- 8 De filiis Saphathiæ, Zebedia filius Michaël

ZEBEDIA II.

Unus e filiis Emmer, uxorem duxerat alienigenam.

1 Esdr. 10-20 Et de filiis Emmer, Hanani et Zebedia

ZEBEE.

Rex Madianitarum, quem interfecit ipse Gedeon.

Judic. 8- 5 Ut possimus persequi Zebee et Salmana
8- 6 Forsitan... Zebee et Salm. in manu tua sunt
- 7 Cum ergo tradiderit Dom. Zebee et Salmana
-10 Zebee a. et Salmana requiescebant
-12 Fugeruntque Zebee et Salmana
-15 Et dixit eis: En Zebee et Salmana Dicentes: Forsitan manus Zebee et Salmana
-18 Dixitque ad Zebee et Salmana
-21 Dixeruntque Zebee et Salmana Surrexit Gedeon, et interfecit Zebee et Sal.
Psal. 82-12 Pone principes eorum sicut Oreb... et Zebee

ZEBIDA.

Filia Phadaïa de Ruma, mater Joakim regis.

4 Reg. 23-36 Nomen matris ejus Zebida, filia Phadaïa

ZEBUL.

Servus Abimelech filii Gedeonis, princepsque civitatis Sichem. Expulit de urbe Gaal filium Obed, qui surrexerat adversus Abimelech.

Judic. 9-28 Et constituit principem Zebul servum suum
-30 Zebul e. princeps civitatis auditis sermonib.
-36 Dixit ad Zebul: Ecce de montib. multitudo
-38 Cui dixit Zebul: Ubi est nunc os tuum
-41 Zebul autem, Gaal et socios ejus expulit

ZECHRI I. *Filius tertius Isaar filii Caath filii Levi.*

Exod. 6-21 Filii q. Isaar: Core, et Nepheg, et Zechri

ZECHRI II. *Filius Semeï, e tribu Benjamin.*

1 Par. 8-19 Et Jacim, et Zechri, et Zabdi

ZECHRI III.

Filius quintus Sesac filii Bariæ, e tribu Benjamin.

1 Par. 8-23 Et Abdon, et Zechri, et Hanan

ZECHRI IV. *Filius tertius Jeroham.*

1 Par. 8-27 Jersia, et Elia, et Zechri, filii Jeroham

ZECHRI V. *Filius Asaph, pater Micha, Levites.*

1 Par. 9-15 Filius Micha, filii Zechri, filii Asaph

ZECHRI VI.

Filius Selemith, pater Joram, e stirpe Gersom.

1 Par. 26-25 Hujus quoque filius Zechri

ZECHRI VII.

Pater Eliezer, principis in Ruben, in diebus David.

1 Par. 27-16 Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri

ZECHRI VIII.

Pater Amasiæ istius qui in diebus Josaphat, ut Deo gratum faceret, et de publico bene mereretur, se militiæ devoverat.

2 Par. 17-16 Amasias filius Zechri, consecratus Domino

ZECHRI IX.

Pater Elisaphat centurionis quem assumpsit Joïada pontifex, qui iniit fœdus cum eo et aliis ut congregarent Levitas et principes familiarum, quando unxit Joas regem Juda.

2 Par. 23- 1 Assumpsit... et Elisaphat filium Zechri

ZECHRI X.

Vir potens ex Ephraim qui occidit Maasiam filium Achaz regis Juda, et Ezricam præfectum domus ejus, et Elcanam vicarium regis, ut habent LXX, διάδοχον βασιλέως.

2 Par. 28- 7 Occidit Zechri, vir potens ex Ephraïm, Maa.

ZECHRI XI.

Princeps familiæ sacerdotalis Abiæ, qui ascendit de captivitate cum Zorobabel.

2 Esdr. 12-17 Abiæ, Zechri: Miamin et Moadiæ, Phelti

ZECHUR I.

Pater Sammua, quem Moyses elegit principem de tribu sua Ruben, ut iret et consideraret terram promissam.

Num. 13- 5 De tribu Ruben, Sammua filium Zechur

ZECHUR II. *Filius Asaph; idem est cum Zechri V.*

2 Esdr. 12-34 Filius Michaïæ, filius Zechur, filius Asaph

ZELO.

Num. 25-13 Quia zelatus est pro Deo suo
3 Reg. 19-10 Zelo zelatus sum pro Domino Deo
-14 Zelo zelatus sum pro Domino Deo
Judith. 9- 3 Servis tuis, qui zelaverunt zelum tuum
Psal. 36- 1 Neque zelaveris facientes iniquitatem
72- 3 Quia zelavi super iniquos
Sap. 1-12 Nolite zelare mortem in errore vitæ
Eccli. 9- 1 Non zeles mulierem sinus tui
-16 Non zeles gloriam et opes peccatoris
37- 7 Et a zelantibus te absconde consilium
51-24 Zelatus sum bonum, et non confundar
Isai. 26-11 Et confundantur zelantes populi
Joel. 2-18 Zelatus est Dominus terram suam
Zach. 1-14 Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno
8- 2 Zelatus sum Sion zelo magno, et indignatione magna zelatus sum eum

1 *Mac.* 2-26 Et zelatus est legem, sicut fecit Phinees
-54 Zelando zelum Dei, accepit testamentum
-58 Elias, dum zelat zelum legis, receptus est
Act. 17- 5 Zelantes a. Judæi, assumentesque de vulgo
Jacob. 4- 2 Occiditis, et zelatis : et non potestis adipisci

ZELOTES.

Exod. 20- 5 Ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes
34-14 Dominus zelotes nomen ejus

ZELOTES. *Propr.*

Luc. 6-15 Et Simonem, qui vocatur Zelotes
Act. 1-13 Et Simon Zelotes, et Judas Jacobi

ZELOTYPIA.

Num. 5-14 Si spiritus zelotypiæ concitaverit virum
-15 Quia sacrificium zelotypiæ est
-18 Ponet... et oblationem zelotypiæ
-25 Tollet.. de manu ejus sacrificium zelotypiæ
-29 Ista est lex zelotypiæ
-30 Maritusque zelotypiæ spiritu concitatus

ZELOTYPUS.

Eccli. 26- 8 Dolor cordis et luctus, mulier zelotypa
- 9 In muliere zelotypa flagellum linguæ

ZELPHA.

Ancilla Liæ. Peperit ex Jacob Gad et Aser.

Gen. 29-24 Dans ancillam filiæ, Zelpham nomine
30- 9 Zelpham ancillam suam marito tradidit
-12 Peperit quoque Zelpha alterum
35-26 Filii Zelphæ ancillæ Liæ : Gad et Aser
37- 2 Erat cum filiis Balæ et Zelphæ
46-18 Hi filii Zelphæ, quam dedit Laban Liæ

ZELUS.

Num. 25-11 Quia zelo meo commotus est contra eos
Ut non ipse delerem filios Israel in zelo meo
Deut. 29-20 Et zelus contra hominem illum
2 *Reg.* 21- 2 Et voluit Saül percutere eos zelo
3 *Reg.* 19-10 Zelo zelatus sum pro Domino Deo
-14 Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercit.
4 *Reg.* 10-16 Et vide zelum meum pro Domino
19-31 Zelus Domini exercituum faciet hoc
Judith. 9- 3 Servis tuis, qui zelaverunt zelum tuum
Psal. 68-10 Quoniam zelus domus tuæ comedit me
78- 5 Accendetur velut ignis zelus tuus?
118-139 Tabescere me fecit zelus meus
Prov. 6-34 Quia zelus et furor viri non parcet
Sap. 1-10 Quoniam auris zeli audit omnia
5-18 Accipiet armaturam zelus illius
Eccli. 30- 3 In zelum mittit inimicum
-26 Zelus et iracundia minuunt dies
40- 4 Zelus, tumultus, fluctuatio, et timor mortis
Isai. 9- 7 Zelus Domini exercituum faciet hoc
11-13 Et auferetur zelus Ephraïm
37-32 Zelus Domini exercituum faciet istud
42-13 Sicut vir præliator suscitabit zelum
59-17 Et opertus est quasi pallio zeli
63-15 Ubi est zelus tuus, et fortitudo tua?
Ezech. 5-13 Ego Dominus locutus sum in zelo meo
8- 3 Ubi erat statutum idolum zeli
- 5 Idolum zeli in ipso introitu
16-38 Dabo te in sanguinem furoris et zeli
-42 Et auferetur zelus meus a te
23-25 Et ponam zelum meum in te
35-11 Et secundum zelum tuum, quem fecisti
36- 5 Quoniam in igne zeli mei locutus sum
- 6 Ego in zelo meo et in furore meo locutus sum
38-19 Et in zelo meo, in igne iræ meæ
39-25 Assumam zelum pro nomine sancto meo
Soph. 1-18 In igne zeli ejus devorabitur omnis terra
3- 8 In igne e. zeli mei devorabitur omnis terra
Zach. 1-14 Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno
8- 2 Zelatus sum Sion zelo magno
1 *Mac.* 2-27 Dicens : Omnis, qui zelum habet legis
-54 Zelando zelum Dei, accepit testamentum
-58 Elias, dum zelat zelum legis
8-16 Non est invidia, neque zelus inter eos
Joan. 2-17 Zelus domus tuæ comedit me
Act. 5-17 Omnes qui cum illo erant...repleti sunt zelo
13-45 Judæi repleti sunt zelo, et contradicebant
1 *Cor* 3- 3 Cum enim sit inter vos zelus et contentio
Jacob. 3-14 Quod si zelum amarum habetis
-16 Ubi e. zelus et contentio : ibi inconstantia

ZEMMA.

Pater Joah, Levites e stirpe Gersom, in diebus Ezechiæ regis Juda.

2 *Par.* 29-12 De filiis autem Gersom, Joah filius Zemma

ZENAS.

Discipulus sancti Pauli, doctor legis Mosaïcæ.

Tit. 3-13 Zenam legisperitum... sollicite præmitte

ZEPHRONA.

Locus sive terminus terræ promissionis Aquilonem versus, in tribu Nephthali.

Num. 34- 9 Ibuntque confinia usque ad Zephrona

ZETHAN I.

Levites, filius secundus Leedan filii Gersom.

1 *Par.* 23- 8 Filii Leedan : princeps Jahiel, et Zethan

ZETHAN II.

Filius quintus Balan filii Jadihel filii Benjamin.

1 *Par.* 7-10 Filii a.Balan... et Zethan et Tharsis

ZETHAR. *Unus e septem eunuchis Assueri.*

Esth. 1-10 Abgatha, et Zethar, et Charchas, septem

ZETHU. *Princeps populi, qui novum fœdus signavit.*

2 *Esdr.* 10-14 Capita populi... Ælam, Zethu, Bani

ZETHUA.

Princeps familiæ, cujus filii ascenderunt de captivitate Babylonis cum Zorobabel.

1 *Esdr.* 2- 8 Filii Zethua, nongenti quadrag. quinque
10-27 Et de filiis Zethua, Elioënaï, Eliasib
2 *Esdr.* 7-13 Filii Zethua, octingenti quadrag. quinque

ZIE. *Filius Abihaïl filii Huri, e tribu Gad.*

1 *Par.* 5-13 Joraï, et Jachan, et Zie, et Heber, septem

ZIO.

Nomen secundi mensis, Aprilis apud nos dicti.

3 *Reg.* 6- 1 Mense Zio (ipse est mensis secundus)
-37 Fundata est domus Domini in mense Zio

ZIPH. *Filius primogenitus Jaleleel, in tribu Juda.*

1 *Par.* 4-16 Filii q. Jaleleel : Ziph, et Zipha, Thiria

ZIPH.

Duæ cognomines in tribu Juda civitates. Erat et desertum nomine Ziph in montibus Idumææ.

Josue. 15-24 Ziph, et Telem, et Baloth
-55 Maon, et Carmel, et Ziph, et Jota
1 *Reg.* 23-14 Mansitque in monte solitudinis Ziph
-15 Porro David erat in deserto Ziph in sylva
-24 Illi surgentes abierunt in Ziph ante Saül
26- 2 Surrexit Saül, et descendit in desertum Ziph... ut quæreret David in deserto Ziph
1 *Par.* 2-42 Messa primog. ejus, ipse est pater Ziph
2 *Par.* 11- 8 Necnon et Geth, et Maresa, et Ziph

ZIPHA. *Filius secundus Jaleleel, in tribu Juda.*

1 *Par.* 4-16 Filii q. Jaleleel : Ziph, et Zipha, Thiria

ZIPHÆI. *Incolæ Ziph.*

1 *Reg.* 23-19 Ascenderunt a. Ziphæi ad Saül in Gabaa
26- 1 Venerunt Ziphæi ad Saül in Gabaa
Psal. 53- 2 Cum venissent Ziphæi, et dixissent ad Saül

ZIZA I.

Filius secundus Jonathan, filii Juda filii Onam.

1 *Par.* 2-33 Porro Jonathan genuit Phaleth et Ziza

ZIZA II. *Filius Sepheï, e tribu Simeon.*

1 *Par.* 4-37 Ziza q. filius Sepheï filii Allon filii Idaïa

ZIZA III.

Levites, filius secundus Semeï, e stirpe Gersom.

1 *Par.* 23-10 Porro filii Semeï : Leheth, et Ziza, et Jaüs
-11 Erat a. Leheth prior, Ziza secundus

ZIZA IV.

Filius tertius Roboam filii Salomonis ex Maacha filia Absalom.

2 *Par.* 11-20 Quæ peperit ei Abia, et Ethaï, et Ziza

ZIZANIA.

Matth. 13-25 Superseminavit zizania in medio tritici
-26 Tunc apparuerunt et zizania
-27 Unde ergo habet zizania?
-29 Et ait : Non : ne forte colligentes zizania
-30 Colligite primum zizania, et alligate ea
-36 Edissere nobis parabolam zizaniorum agri
-38 Zizania autem filii sunt nequam
-40 Sicut ergo colliguntur zizania

ZOHELETH.

Ubi Adonias immolavit victimas, juxta fontem Rogel. Lapis erat magnus, in cujus motione et tractione viri fortes experiebantur vires suas, inquit Lyranus, et erat in valle Josaphat.

3 *Reg.* 1- 9 Juxta lapidem Zoheleth, qui erat vicinus

ZOHETH. *Filius Jesi, e stirpe Caleb filii Jephone.*

1 *Par.* 4-20 Et filii Jesi, Zoheth, et Benzoheth

ZOMZOMMIM.

Populi sunt qui alias ab Ammonitis Raphaïm nuncupantur. Et hi sunt etiam qui, Gen. 14-5, vocantur Zuzim.

Deut. 2-20 Gig. quos Ammonitæ vocant Zomzommim

ZONA.

Levit. 16- 4 Accingetur zona linea, cidarim lin. imponet
4 *Reg.* 1- 8 Vir pilosus, et zona pellicea accinctus
Psal. 108-19 Et sicut zona, qua semper præcingitur
Eccli. 45- 9 Et circumcinxit eum zona gloriæ
Isai. 3-24 Et erit... pro zona, funiculus
Matth. 3- 4 Joannes habebat... zonam pelliceam
10- 9 Nolite possidere... pecuniam in zonis vest.
Marc. 1- 6 Et zona pellicea circa lumbos ejus
6- 8 Non peram, non panem, neq. in zona æs
Act. 21-11 Cum venisset ad nos, tulit zonam Pauli
Virum, cujus est zona hæc, sic alligabunt
Apoc. 1-13 Præcinctum ad mamillas zona aurea
15- 6 Et præcincti circa pectora zonis aureis

ZOOM.

Filius Roboam ex Abihail filia Eliab filii Isaï.

2 *Par.* 11-19 Peperit ei filios, Jehus et Somoriam et Zoom

ZOROBABEL.

Zorobabel, qui legitur in libro 1 *Paralipomenon, dicitur filius Phadaïæ; qui vero legitur apud sanctum Matthæum, dicitur filius Salathiel : unde auctores graves putant duos esse Zorobabel. Quidam vero dicunt Phadaïam fuisse binomium, et appellatum esse etiam Salathiel, quod est frequens in sacris Litteris. Quidam adhuc asserunt Phadaïam fratrem esse Salathielis, et nomen filio suo imposuisse Zorobabel. Quidquid sit, Zorobabel notissimus ille est Zorobabel filius Salathiel, et nepos Jechoniæ regis, qui Babylone natus erat, et a Chaldæis Sassabasar nominabatur, et erat princeps in tribu sua Juda, et e familia David. Is est Zorobabel qui, cum obtinuisset litteras a Cyro rege Persarum, ut reduceret populum Israeliticum in Jerusalem et Judam, incipit reædificare et civitatem et domum Dei, quas incenderat Nabuchodonosor. Samaritani vero prohibebant eos ædificare, et aggressuras exercentes impedierunt, ne consummaretur ædificium omni tempore vitæ Cyri regis, et protraxerunt structuram per biennium usque ad Darii regnum. Zorobabel enim de fortitudine regis, mulieris et veritatis loquente, sed data veritati palma, Darius rex ad petitionem Zorobabel reddidit sacra vasa, et scripsit ut concederetur Judæis libertas, et impensæ tribuerentur ad extructionem Jerusalem. Opus inchoatum perfectum est; Dei cultus restitutus; domus Dei extructa dedicata et consecrata, in eaque festum Azymorum celebratum. De morte Zorobabel nulla est mentio in Scripturis.*

1 *Par.* 3-19 De Phadaïa orti sunt Zorobabel et Semeï
Zorobabel genuit Mosollam
1 *Esdr.* 2- 2 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë
3- 2 Zorobabel filius Salathiel, et fratres ejus
- 8 Cœperunt Zorobabel filius Salathiel
4- 2 Et accedentes ad Zorobabel et ad principes
- 3 Et dixit eis Zorobabel, et Josuë
5- 2 Surrexerunt Zorobabel filius Salathiel
2 *Esdr.* 7- 7 Qui venerunt cum Zorobabel, Josuë
12- 1 Qui ascenderunt cum Zorobabel
-46 Omnis Israël in diebus Zorobabel
Eccli. 49-13 Quomodo amplificemus Zorobabel?
Aggæi. 1- 1 Ad Zorobabel filium Salathiel
-12 Audivit Zorobabel filius Salathiel
-14 Suscitavit Dominus spiritum Zorobabel
2- 3 Loquere ad Zorobabel filium Salathiel
- 5 Et nunc confortare, Zorobabel
-22 Loquere ad Zorobabel ducem Juda
-24 Assumam te, Zorobabel fili Salathiel
Zach. 4- 6 Hoc est verbum Domini ad Zorobabel
- 7 Quis tu, mons magne, coram Zorobabel?
- 9 Manus Zorobabel fundaverunt domum
-10 Videbunt lapidem stan. in manu Zorobabel
Matth. 1-12 Salathiel autem genuit Zorobabel
-13 Zorobabel autem genuit Abiud
Luc. 3-27 Qui fuit Zorobabel, qui fuit Salathiel

ZUZIM.

Gigantes, alibi Zomzommim; tamen, pro nomine proprio, LXX habent gentes fortes, *et Chaldæus interpres* robustos; *quod et annotavit sanctus Hieronymus in Quæstionibus in Genesim, dicens sic debere legi in eo loco :* Et robusti in Hom, *ut sit proprium loci.*

Gen. 14- 5 Percusseruntq. Raphaïm.. et Zuzim cum eis

FINIS CONCORDANTIARUM.

INDEX TESTIMONIORUM A CHRISTO ET APOSTOLIS

IN NOVO TESTAMENTO CITATORUM EX VETERI,

QUÆ HUC IN ID CONGESTA SUNT, UT PII LECTORES NATIVAM QUORUMDAM INTELLIGENTIAM, QUÆ AB IPSO CHRISTO VERO INTERPRETE, ET SPIRITU EJUS PER APOSTOLOS SIT TRADITA, ASSEQUANTUR, PERSPICIANTQUE IN QUEM USUM EA APOSTOLI ET EVANGELISTÆ ADDUXERINT.

GENESIS.

1-27 Masculum et fœminam fecit eos. Matth. 19-4, Marc. 10-6.
2- 2 Requievit Deus die septima ab omnibus operibus suis. Hebr. 4-4.
- 7 Factus est primus homo Adam in animam viventem. 1 Cor. 15-45.
-24 Dimittet homo patrem et matrem, et adhærebit uxori. Matth. 19-5, Marc. 10-7, 1 Cor. 6-16, Ephes. 5-31.
Erunt duo in carne una. Matth. 19-6, Marc. 10-8, 1 Cor. 6-16, Ephes. 5-31.
12- 1 Exi de terra tua et de cognatione tua, Act. 7-3.
- 3 Quia benedicentur in te omnes gentes. Gal. 3-8.
15- 5 Sic erit semen tuum. Rom. 4-18.
- 6 Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam. Rom. 4-3, Galat. 3-6, Jacob. 2-23.
-13 Erit semen tuum peregrinum in terra non sua. Act. 7-6.
17- 4 Quia patrem multarum gentium constitui te. Rom. 4-17.
18-10 Secundum hoc tempus veniam, et erit Saræ filius. Rom. 9-9.
21-10 Ejice ancillam hanc et filium ejus. Galat. 4-30.
-12 In Isaac vocabitur tibi semen. Rom. 9-7.
22-17 Nisi benedicens benedicam te, et multipl. Hebr. 6.-14.
-18 Et benedicentur in semine tuo omnes gentes, Act. 3-25.
25-23 Quia major serviet minori. Rom. 9-13.

EXODUS.

3- 6 Ego sum Deus Abraham, etc. Matth. 22-32, Marc. 12-26, Luc. 20-37.
9-26 In hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te potentiam meam. Rom. 9-17.
12-46 Os non comminuetis ex eo. Joan. 19-36.
13- 2 Omne masculinum adaperiens vulvam. Luc. 2-23.
16-18 Qui multum, non abundavit, etc. 2 Cor. 8-15.
20-13 Non occides. Matth. 5-21, Luc. 18-20.
-14 Non mœchaberis. Matth. 5-27.
Non adulterabis, Non occides, Non furtum facies, Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium, Non concupisces. Rom. 13-9.
-12 Honora patrem tuum et matrem tuam. Matth. 15-4, Marc. 7-10, Ephes. 6-2.
-17 Non concupisces. Rom. 7-7.
21-17 Qui maledixerit patri suo vel matri, morte moriatur. Matth. 15-4, Marc. 7-10.
-24 Oculum pro oculo, dentem pro dente. Matth. 5-38.
22-28 Principi populi tui non maledices. Act. 23-5.
24- 8 Hic sanguis testamenti, quod mandavit ad vos Deus. Hebr. 9-20.
25-40 Vide, omnia facito secundum exemplar, quod tibi ostensum est, etc. Hebr. 8-5, Act. 7-44.
32- 1 Fac nobis deos qui præcedant nos, Act. 7-40.
33-19 Miserebor cui voluero, etc. Rom. 9-15.
34-33 Non sicut Moyses ponebat velamen super faciem. 2 Cor. 3-13.

LEVITICUS.

11-44 Sancti eritis quoniam ego sanctus sum. 1 Petr. 1-16.
18- 5 Qui fecerit homo, vivet in ea. Rom. 10-5, Galat. 3-12.
19-12 Non perjurabis. Matth. 5-33.
19-18 Diliges proximum tuum sicut te ipsum. Matth. 22-39, Marc. 12-31, Rom. 13-5, Galat. 5-14, Jacob. 2-8.
Diliges proximum tuum, Matth. 5-43.
20- 9 Qui maledixerit patri et matri, etc. Matth. 15-4.
24-20 Oculum pro oculo. Matth. 5-38.
26-12 Quoniam inhabitabo in illis, et inambulabo, etc. 2 Cor. 6-16.

NUMERI.

9-12 Os non comminuetis ex eo. Joan. 19-36.

DEUTERONOMIUM.

4-24 Etenim Deus noster ignis consumens est. Hebr. 12-29.
5-16 Honora patrem et matrem. Matth. 15-4, Marc. 7-10, Ephes. 6-2.
-17 Non occides. Matth. 5-21, Luc. 18-20.
-18 Non mœchaberis. Matth. 5-27, Luc. 18-20.
-19 Non furtum facies. Luc. 18-20, Rom. 13-9.
-20 Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Luc. 18-20, Rom. 13-9.
-21 Non concupisces. Rom. 7-7 *et* 13-9.
6- 4 Audi, Israël, Dominus Deus tuus Deus unus est. Marc. 12-29.
- 5 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, etc. Matth. 22-37, Marc. 12-30, Luc. 10-27.
-13 *et* 10-20 Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies. Matth. 4-10, Luc. 4-8.
-16 Non tentabis Dominum Deum tuum. Matth. 4-7, Luc. 4-12.
8- 3 Non in solo pane vivit homo. Matth. 4-4, Luc. 4-4.
10-17 Deus personam hominis non accipit. Gal. 2-6.
18-15 Prophetam suscitabit vobis Dominus Deus. Act. 3-22 *et* 7-37.
19-15 In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum. Matth. 18-16, Joan. 8-17, 2 Cor. 13-1.
-21 Oculum pro oculo, dentem pro dente. Matth. 5-38.
21-23 Maledictus omnis qui pendet in ligno. Galat. 3-13.
25- 4 Non alligabis os bovi trituranti. 1 Cor. 9-9, 1 Tim. 5-18.
- 5 Si quis mortuus fuerit non habens filium. Matth. 22-24, Marc. 12-19, Luc. 20-28.
27-26 Maledictus omnis qui non permanserit in omnibus, etc. Galat. 3-10.
30-12 Quis ascendet in cœlum? Rom. 10-6.
-14 Prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo. Rom. 10-8.
32-21 Ego ad æmulationem vos adducam in non gentem, etc. Rom. 10-19.
-35 Mihi vindicta; ego retribuam. Rom. 12-19.

JOSUE.

1- 5 Non te deseram, neque derelinquam. Hebr. 13-5.

REGUM II.

7-14 Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium. Hebr. 1-5

REGUM III.

19-14 Domine, prophetas tuos occiderunt, etc. Rom. 11-3.
-18 Reliqui mihi septem millia virorum. Rom. 11-4.

JOB.

5-13 Comprehendam sapientes in astutia eorum. 1 Cor. 3-19.

LIBER PSALMORUM.

2- 1 Quare fremuerunt gentes. Act. 4-25.
- 7 Filius meus es tu, ego hodie genui te. Act. 13-33, Hebr. 1-5 *et* 5-5.
- 9 Reges eos in virga ferrea. Apoc. 2-27 *et* 19-15.
4- 5 Irascimini, et nolite peccare. Ephes. 4-26.
5-11 Sepulcrum patens est guttur eorum. Rom. 3-13.
6- 9 Discedite a me, omnes qui operamini iniquitatem, Matth. 7-23 *et* 25-41, Luc. 13-27.
8- 3 Ex ore infantium, et lactentium, etc. Matth. 21-16.
- 5 Quid est homo quod memor es ejus? Hebr. 2-6.
- 8 Omnia subjecit sub pedibus ejus. 1 Cor. 15-26.
9- 7 Quorum os maledictione et amaritudine plenum est. Rom. 3-14.
13- 3 Non est justus quisquam, non est intelligens. Rom. 3-10.
Veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Rom. 3-15.
15- 8 Providebam Dominum in conspectu, etc. Act. 2-25.
-10 Non dabis sanctum tuum videre corruptionem. Act. 2-31 *et* 13-35.
17- 3 Ego ero fidens in eum. Hebr. 2-13.
-50 Propterea confitebor tibi in gentibus, Domine. Rom. 15-9.
18- 5 Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum. Rom. 10-18.
21- 2 Eli, eli, lamma sabacthani. Matth. 27-46, Marc. 15-34.
-19 Diviserunt sibi vestimenta mea. Matth. 27-35, Joan. 19-24.
-23 Nuntiabo nomen tuum fratribus meis. Hebr. 2-12.
23- 1 Domini est terra et plenitudo ejus. 1 Cor. 10-26.
24-19 Odio habuerunt me gratis. Joan. 15-25.
30- 6 In manus tuas commendo spiritum meum. Luc. 23-46.
31- 1 Beati quorum remissæ sunt iniquitates. Rom. 4-7.
33-13 Qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos. 1 Petr. 3-10.
39- 7 Hostiam et oblationem noluisti. Hebr. 10-5.
40-10 Qui manducat mecum panem. Joan. 13-18.
43-22 Propter te mortificamur tota die. Rom. 8-36.
44- 7 Thronus tuus, Deus, in sæculum sæculi. Hebr. 1-8.
50- 6 Ut justificeris in sermonibus tuis. Rom. 3-4.
54-23 Jacta super Dominum curam tuam. 1 Petr. 5-7.
61-13 Unusquisque autem propriam mercedem accipiet. 1 Cor. 3-8.
67-19 Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem. Ephes. 4-8.
68-10 Zelus domus tuæ comedit me. Joan. 2-17.
-10 Improperia improperantium tibi ceciderunt super me. Rom. 15-3.
-22 In siti mea potaverunt me aceto. Joan. 19-28.
-23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum. Rom. 11-9.
-26 Fiat commemoratio eorum deserta. Act. 1-20.
77- 2 Aperiam in parabolis os meum, Matth. 13-35.
-24 Panem cœli dedit eis. Joan. 6-31.
81- 6 Ego dixi: Dii estis. Joan. 10-34.
88-21 Inveni David servum meum. Act. 13-22.
90-11 Angelis suis mandavit de te. Matth. 4-6, Luc. 4-10.
93-11 Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vanæ sunt. 1 Cor. 3-20
94- 8 Hodie si vocem ejus audieritis. Hebr. 3-7.
-11 Sicut juravi in ira mea. Hebr. 4-3.

PROVERBIA.

ISAIAS.

JEREMIAS.

EZECHIEL.

DANIEL.

OSEE.

JOEL.

AMOS.

JONAS.

MICHÆAS.

NAHUM.

HABACUC.

AGGÆUS.

ZACHARIAS.

MALACHIAS.

PRÆAMBULA DOMINI HUBERTI PHALESII,

COENOBITÆ AFFLIGENIENSIS,

AD RECENSITAS HAS CONCORDANTIAS.

PRIMUM. — DE HAC CONCORDANTIARUM EDITIONE.

Sacrorum Bibliorum Concordantias, Opus toties cusum et recusum, cum rursus ad incudem revocare, et in lucem emittere statuisset celeberrimus Typographus Balthasar Moretus, rogavit me, qui privatim errores quosdam ultimæ editionis Plantinianæ annotaveram, ut porro etiam pergerem, iisque illustrandis operam aliquam impenderem. Obsecutus sum, ut potui, tam piis optimi Viri votis; quod ea in subsidium Ecclesiæ, verbi Dei præconum, et studiosorum utilitatem vergere sentirem : et gaudebam, commune bonum aliquousque saltem posse promovere. Quanta enim præclari hujus Operis sit præstantia atque utilitas, quotidianis patet experimentis, dum superioris editionis exemplaria omnia brevi tempore distracta intelleximus, et novam identidem editionem reposci. Curæ proinde fuit, ut secundis hisce curis emaculatius atque splendidius Opus ipsum prodiret. Etenim, ut prioris est magister posterior dies, ita ille nobis utcumque indicavit, quid priori editioni vel deesset, vel a nonnullis adjici desideraretur. Qua in re nec sumptibus Typographus pepercit, nec nostrum voluimus deesse laborem; ut, si non omnibus numeris absolutas (quis enim hoc spondere ausit?) non parum tamen copiosiores ac meliores exhiberemus Concordantias. Cum enim hoc Volumine non nisi sacræ Scripturæ verba afferantur, aut potius enumerentur, nullam hic diligentiam satis magnam, nullum studium arbitratus sum supervacaneum; cum vel iota unum, vel unus apex in lege Dei suam habeat utilitatem. Quod ne gratis dixisse videar, in ore duorum aut trium testium stabit hoc verbum. *Intoleranda prorsus*, inquit Basilius, *et gravis blasphemia fuerit, vel verbum asserere in Scriptura inveniri otiosum.* Et Hieronymus : *Singuli sermones, syllabæ, apices et puncta in divinis Scripturis plena sunt sensibus.* Denique Chrysostomus : *Diligenter Scriptura interpretanda est : non enim dictionem parvam, neque syllabam in divinis Litteris contentam inveniemus esse prætereundam. Non enim verba tantum sunt, sed et Spiritus sancti verba. Et propterea magnum in his thesaurum invenire licet etiam in una dictione.* Neque vero id mirum, cum viri eruditi non indignum suo labore judicaverint, omnium Poëtarum evolvere scripta, ut ex iis vel epitheta, vel phrases aut comparationes poëticas, vel syllabarum colligerent quantitates. Quanto studio nonnulli Terentii phrases, Plautinas voces, singula Ciceronis verba, omnemque loquendi ejus varietatem, in *Thesaurum Ciceronianum*, vel universas Martialis dictiones, in *Cornucopiam* (magna sane volumina) coacervarunt? At quanto utilius hæc diligentia sacris impenditur Litteris? Incredibilis sane fuit olim *Masoretharum* circa Hebræum sacræ Scripturæ textum diligentia. Nam, ut Serarius annotavit, singulorum librorum *versus omnes*, singulorum vocabulorum *litteras omnes* dinumerarunt, annotarunt, omnique posteritati transmiserunt : ut in *Masoreth* utraque, *magna* et *parva*, videre est, et fere in Hebræorum librorum fine, ubi versus cujusque summa ponitur. Quo exemplo animati densissimam hanc vocabulorum sylvam ingressi, quid hic vel ibi deesset, quid redundaret, indagare studuimus.

SECUNDUM. — CONATUS NOSTER CIRCA HANC EDITIONEM.

Sed quid in iterata hac editione præstitum, breviter aperiamus.

1° Recensita est diligenter novissima editio Plantiniana anni 1617, et plures quæ desiderabantur sententiæ suis titulis insertæ : capitum vel versuum numeri sæpe correcti.

2° Cum in editione Concordantiarum P. Gasparis Zamoræ, quæ Romæ excusa est, dicatur eas centies mille textibus excedere Plantinianas; placuit idipsum ad examen revocare, et sedulo dispicere, ex quo fonte tam ingens vocum in his prætermissio, in illis accessio profluxerit : re autem diligentius inspecta, compertum est, magna ex parte id evenisse, quod dictiones indeclinabiles, *a, ab, ad et, cum;* item, *dico, sum, Deus, Dominus*, et similia, doctorum virorum judicio a Plantiniana editione rejecta, in Zamoriana sint adjecta. Præterea quod in eadem restituta sint omnia vocabula Librorum tertii et quarti Esdræ, qui cum Apocryphi sint, eoque nomine ad calcem Bibliorum rejecti, consulto etiam hæc a Moretis prætermissa erant : et eodem titulo Zamora non inseruit dictiones quæ occurrunt in Oratione Manassis, quod nec ipsa sit de Canone. Sed ne quis jure queri possit quidpiam quod ad rem faciat prætermissum, restitutæ sunt in hac editione non tantum dictiones *Deus, Dominus*, sed et aliæ fere omnes consulto pridem omissæ : non quidem integra et pene infinita earum farragine coacervata; sed iis duntaxat descriptis sententiis, quæ in textu primo occurrebant, additis deinde quibusdam selectioribus, quæ sacrarum Litterarum studiosis possent deservire : atque ita ob verbi Dei reverentiam nullum apparebit vocabulum prætermissum; nec supervacaneis (quod eruditi metuebant) Liber oneratus dictionibus. Collatæ deinde sunt hæ duæ Concordantiarum editiones quoad titulos et dictiones majoris momenti; et ubi discrepabant, ad sacrorum Bibliorum textum recurrentes, plurimas invenimus dictiones, easque notabiles, quæ utrique deessent, et huic denuo insertæ sunt.

3° Quasdam quoque voces ante habitas quasi nullius essent momenti, ex integro reposuimus : quales sunt *sicut* et *quasi;* nam compendiose atque utiliter exhibent similitudines Bibliorum.

4° Aliqua etiam sub uno titulo male conjuncta separavimus, ut *Tibiam* partem corporis, a *Tibia* fistula; *Palmam* manum, a *Palma* arbore; *Plagam* partem mundi, a *Plaga* vulnere, afflictione, etc.

5° Denique in titulis hoc generaliter servatum (quod prius in aliquibus tantum fiebat) ut nimirum in eo ponerentur genere, numero, casu et modo, quo in ipsa Scriptura unumquodque nomen invenitur expressum. Exempli gratia : cum textus semel tantum habebat *Purpuraria*, titulus olim præferebat *Purpurarius;* pro *Desponsata* similiter, quod semel tantum tribuitur Virgini Matri, titulus habebat *Desponsatus*. *Fœtosus*, pro eo quod poni debuisset *Fœtosæ; Pseudoapostolus*, pro *Pseudoapostoli; Pseudochristus*, pro *Pseudochristi:* quæ Scriptura tantum in plurali usurpat; quod quidem quærentium commodo et faciliori usui facere videbatur.

TERTIUM. — OBSERVANDA PRO VERBIS SENTENTIISQUE QUÆ IN CONCORDANTIARUM LIBRO FRUSTRA QUÆRENTUR.

Quia autem et in hunc usum Concordantiarum servit Volumen, ut, quæ in veterum Patrum aliorumque libris sine ulla citatione producuntur sententiæ, earum indicio quibus locis scriptæ sunt, possint reperiri; notandum hic, eos non semper secutos Vulgatam translationem, sed plerumque LXX Interpretum, ut videre est in Patribus Græcis, atque in Latinis, Tertulliano, Cypriano, ut peculiaribus Indicibus ostendit Pamelius. Cassianus quoque, quamvis Vulgata editione fere uteretur, loca tamen quædam, sed præcipue ex Proverbiis, secundum LXX interpretationem citat; quorum Elenchum exhibet Petrus Ciaconius. Ambrosius item aliique hac editione non raro utuntur. Quæ autem ex ea frequenter producuntur testimonia, frustra in his Concordantiis quæret studiosus Lector :

quod præmonendum duximus, ne imperfectas quispiam ex hac parte suspiceretur, aut sententias illas non esse sacræ Scripturæ.

Illud præterea annotandum, citari a Patribus nonnullas sententias tanquam sacræ Scripturæ, aut Salvatoris nostri; quæ tamen in nullo Canonico libro inveniuntur: quarum hic fasciculum lubet exhibere, quem ex *Monasticis admod. R. D. Præpositi nostri Afflige-niensis Disquisitionibus* cum bona ejus venia huc transtuli: ne frustra forte in his Concordantiis quærantur, aut incuria putentur neglectæ.

Sanctus Ignatius Martyr, Epist. ad Smyrnenses, adfert illa verba, *Ecce homo, et opus coram facie ejus*, tanquam a Christo prolata: quod et facit Greg. Nazianz. in Orat. de bono Ordine disserendi, atque alii: sed hæc sententia sumpta videtur ex lib. 2 de Doctrina Apostolorum, cap. 14.

Martyr quoque Justinus, Dialogo contra Tryphonem, asserit a Domino dictum esse: *In quibus te reperiam, in iis te judicabo.* Nec solus est, sed eum secuti sunt Origenes, tom. 1, Homil. in Jeremiam; S. Cyprianus, de Mortalitate, num. 29; Aimoinus noster, lib. 6, de Gest. Franc., cap. 51; et alii.

Tertullianus, lib. de Jejun. advers. Psychicos, cap. 6, ait: *Si enim Deus æternus non esuriet, ut testatur per Isaïam, hoc erit tempus quo homo Deo adæquetur, cum sine pabulo vivit.* Ad quem locum Pamelius: Cum etiam alibi istud Isaïæ adscribat Auctor, quærat locum Lector diligentior. Nimirum ipse frustra quæsierat; ut et duos alios locos a S. Cypriano pro S. Scripturæ verbis citatos. Priorem producit lib. 3 Testimoniorum ad Quirinum, cap. 6, ex Sapientia Salomonis: *In locis impiorum gemunt justi; in illorum autem perditionem abundabunt justi.* Alterum eod. lib., cap. 53, ex Isaïa: *Væ qui arguti sunt in semetipsis.* At nec illum in libris Salomonis, nec hunc in Isaïa inveniri, annotavit ipse Pamelius.

Est et alia sententia, quæ Domino a pluribus tribuitur: *Estote probati nummularii*, sive, *Efficiamur probati trapezitæ.* Quam citant Clemens Alexandrinus, Stromat. 1, circa finem; Origenes, in Joannem; S. Hieronymus, Epist. 152 ad Minerium et Alexandrum; Cassianus, Collat. 1, cap. 20, et Collat. 2, cap. 9; Damascenus, lib. 4, de Fid. orthod. cap. 18. Ad eamdem sententiam alludunt Basilius, in cap. 1 Isaïæ, et Ambrosius, lib. 1, cap. 1 in Lucam, et lib. 9, cap. 10.

Extat porro in Constitut. Apostolicis Clementis Romani, lib. 2, cap. 36 et 37, ubi etiam, cap. 43, allegatur locus, quem in Novo Testamento non leges: *Quia Dominus, inquit, ait: Si oblique in me inced tis, et ego item in vos obliquus incedam.*

Illud etiam B. Petrus dixit a Domino pronuntiatum: *Oportet venire bona; beatus autem per quem veniunt.* Quod habetur lib. 7 Narrationum in Disput. S. Petri cum Simone Mago habitis, quas scripsit Clemens Romanus in Recognit.

S. quoque Augustinus, in Regula sive Epistola 109, ait: Scriptum est: *Abominatio est Domino defigens oculum.* At ubi hoc scriptum? interrogat Stellartius in Nucleo historico Regulæ S. Augustini; aitque pro Mercurio sibi futurum quisquis certo indicarit locum.

Idem Augustinus, lib. de Perfect. justitiæ, cap. 9, citat ex Deuteronomio: *Et non erit inconsummatus in filiis Israël.* Quæ verba nec in toto Libro, nec in LXX quidem inveniuntur.

Et eodem lib., cap. 12, hæc habet: *Item inquit ad ipsum Job, et miraculum tenuit veracis hominis.* Non invenitur autem hic locus in libro Job, nec in nostra editione, nec in LXX, sed nec apud Augustinum in Annotationibus supra eumdem librum.

S. Gregorius, in cap. 7 Cant.: *Nemo enim, sicut scriptum est, repente fit summus.* Sed quæras ubi hoc scriptum? nusquam; nec enim in sacro Textu reperitur.

Sic nec illa in sacra Scriptura invenies, quæ S. P. N. Benedictus in Regula sua illi non semel tribuit. Cap. 7, Gradu 2 Humilitatis: Item dicit Scriptura: *Voluntas habet pœnam, et necessitas parit coronam.* Hanc sententiam Joannes Cœlestinus Monachus expresse haberi asserit in passione Anastasiæ. At illa, quam S. Benedictus, Gradu 11, pro Scriptura adfert, dicens: Scriptum est, *Sapiens verbis innotescit paucis*; extat in sententiis Xysti, num. 134. Cum vero idem sanctus Pater, Gradu 12, refert publicanum Evangelicum, fixis in terram oculis, dixisse: *Domine, non sum dignus ego peccator levare oculos meos ad cœlos* (quæ in toto Evangelio non reperies dicta); protulisse videtur ea, quæ ille, vel quispiam ei similis, dixisse præsumi potest: aut certe citaverit ex memoria, non ex Codice.

Non infrequens autem fuisse sacris Scriptoribus, etiam iis qui post S. Benedictum vixere, sententias Scripturæ nomine allegare, quæ in ea non inveniantur; discimus ex dictis S. Valerii, de generibus Monachorum, cap. 3, §7 Concordiæ Regularium a Benedicto Anianæ Abbate allatis; ubi sic pronuntiat: Scriptura testatur, *Quod omne peccatum, quod remissus indisciplinatusque admiserit frater, ad negligentem protinus revertatur seniorem.* Verum, quis OEdipus edisserat, in quo sacræ Scripturæ libro hæc scripta legantur? Proinde non incongrue dixeris, *Scripturam* ibi non de sacra, sed de alicujus Sapientis scripto intelligendam. Ut etiam sumpsit S. Fructuosus, Regulæ cap. 10, et Magister Regulæ item suæ, cap. 31.

Nullus proinde mirari queat, has similesve in hisce Concordantiis non reperiri.

QUARTUM. — DE AUCTORE CONCORDANTIARUM.

Vulgatæ hactenus Concordantiæ nullum Auctoris præferebant nomen; sive quod ipse primum latere voluerit; sive quod opus per se usuque communi ita probatum esset, ut Auctoris splendore non indigeret illustrari; sive quod plurium in his desudasset labor, quem unus soli sibi non putaverit adscribendum. Utcumque tamen hoc sit, cum optime de sacra Scriptura, ejusque studiosis, ac Verbi Dei præconibus, tam præclari operis invento, meritus sit; gratissimum Lectoribus accidere arbitror, si quæ de eo scripta inveniantur, hic reddamus. Trithemius noster agens de Ecclesiasticis Scriptoribus, enumeratisque Conradi Halberstadiensis, Ord. Frat. Prædicat. Theologi, lucubrationibus, ita finit: *Hic etiam fertur Concordantias totius Bibliæ Novi et Veteris Testamenti primus ordinasse.* Plurium tamen et communior sententia est, Hugonem Carensem, sive de S. Caro, primum ex eodem Ordine S. R. E. Cardinalem, Biblicarum Concordantiarum primum inventorem et auctorem esse. Ita sentiunt S. Antoninus, 3 part. summæ Historialis, tit. 19, cap. 5, § 11; Sixtus Senensis in Biblioth. sancta, lib. 3 et lib. 4; Joannes Molanus, Doctor Lovaniensis, in M. S. Bibliotheca sacra; Joannes Mariana, Rerum Hispan. lib 13, cap. 2; Cardinalis Bellarminus, lib. de Scriptoribus Ecclesiasticis; Antonius Possevinus, in Apparatu sacro; Aubertus Miræus in Scholiis ad Henric. Gandavensem de Scriptoribus Ecclesiasticis, et rursus in Auctario ad eosdem. Miris laudibus tam ipse quam hoc ejus opus celebratur. Unum juverit audivisse Sixtum Senensem, quem Possevinus etiam et Miræus delibarunt. *Hugo*, inquit, *Carensis, vel ex oppido S. Cari, vel de S. Theoderico, Barchinonensis Episcopus, professione Dominicanus, tit. S. Sabinæ Presbyter Cardinalis, primus ex Ord. Prædicatorum ad Cardinalatum assumptus, vir morum sanctitate et litterarum copia insignis, quem Ubertus Viennensis, Prædicatorum Fratrum quintus Generalis Magister, auditor ejus ac discipulus, ex Academia sæcularium disciplinarum ad institutum Religionis suæ pertraxit; et paulo post Innocentius Pontifex IV, ejus dulci et erudita familiaritate summopere delectatus, in Collegium Cardinalium cooptavit, et in Germaniam ad Imperii Electores legatum misit, ut eo suasore in abrogati Friderici Secundi locum alium Imperatorem sufficerent. Hic Opera multa edidit: de quibus in universam Scripturam habentur commentarii juxta quadruplicem sensum. Post hos autem commentarios primus omnium excogitavit Indicem magnum in Sacrosancta Biblia,* Concordantias Bibliæ *prænotatum; laboriosissimum sane et immensi tædii ac temporis opus, sed sacrorum Voluminum studiosis magnopere necessarium; in quo singulas divinæ Scripturæ dictiones declinabiles secundum consequentiam litterarum accuratissima diligentia digessit, annotatis non solum libris, sed etiam librorum capitulis, et capitulorum lineis, in quibus unaquæque desiderata dictio contineretur. Sunt qui existiment, hoc Opus, ob immensi temporis laborisque dispendium, cui unius hominis vita satis esse non poterat, hortatu Hugonis injunctum fuisse quingentis studiosis Patribus diversorum Cœnobiorum, ea ratione, ut singuli singulas dictiones in Alphabeticas classes redigerent, sicque brevi tempore multorum sedulitate perfectum fuisse Opus; quod postea tam a Græcis quam ab Hebræis diligentissime imitatum vidimus opera R. Isaac Nathan Judæi, et Eutalii Rhodii Monachi: quorum ille Hebraïcas Bibliæ Concordantias, hic Græcas collegit. Has Romæ vidimus in antiquis membranis Græca manu descriptas; illas vero typis Justiniani Venetiis excusas.*

Claruit sub Friderico II Imperatore, et mortuus est Lugduni anno Domini 1262; atque ibidem sepulcrum obtinuit in templo Prædicatorum. Hactenus ille.

Circa cujus discursum quædam hic notanda. *Primum*, quod ait, *vel de S. Theoderico*: idipsum cognomen ei tribuitur in Chronica brevi de Magistris Generalibus et viris illustribus Ord. Prædicat. atque ita etiam sepulcralis ejus inscriptio habet, quæ hodieque Lugduni visitur, his verbis: *Hic jacet D. Hugo de S. Theoderico Ord. Fratrum Prædicatorum hujus Conventus, S. Theologiæ Doctor, et Prædicator egregius, quondam Cardinalis Sabinensis: qui obiit anno Domini M. CC. LX, 14 Kal. Aprilis. Secundum*, quod ait, *Barchinonensis Episcopus*; negat Possevinus hanc dignitatem illum adeptum. *Tertium*, nec fuisse Hispanum patria Barchinonensem, ut Mariana asseruit: ortus enim est ex oppido *Delphinatum* in valle quæ ad Ebredunum est, cui *Barchinonetæ* nomen; ubi et hodie extat Conventus Dominicanorum haud ignobilis, ab ipso, ut fama est, erectus et auctus. Hunc Bellarminus et alii natione Burgundum faciunt. *Quartum*, quod ipsum hoc Concordantiarum spectat Volumen, vere Mariana dixit infinitum pene esse opus, quod Herculea plane audacia primus excogitaverit, et quingentorum Monachorum ope adjutus perfecerit. Medicorum quis dixerit doctissimum hunc Cardinalem cum suis subsidiariis æmulatum industriam: ut enim

illi singula membra et articulos aliasque partes a toto corpore divulsas seorsim collocant, et minutissima quæque in iis observantes naturam officiumque eorum singillatim exponunt; non secus hi singula sacrorum Bibliorum vocabula suis libris capitibusque exempta, longo ordine sub suis titulis reponentes, quid aliud, quam totius sanctæ Scripturæ Anatomiam Lectoribus exhibuerunt? Expetitum a parvulis Verbi Dei panem in congruas eorum imbecillitati fregerunt buccellas. Collegerunt, inquam, Dominicæ mensæ micas et fragmenta, eaque in his Concordantiarum sportis asportarunt : non solum ne perirent, verum etiam ut ex illis novi rursum studiosorum industria conficiantur panes; hoc ipso esurienti plebi futuros gratiores; quo ex pluribus divinæ Scripturæ micis fuerint coagmentati.

Sed enim, ut non difficile est inventis nova quædam adjicere; ita Hugonis studia alii deinde sunt æmulati. *Conradus* enim ille *Halberstadius,* de quo diximus, *cum in divinis Scripturis*, ut Senensis ait, *usque adeo exercitatus ac detritus esset, ut universum Vetus ac Novum Testamentum memoria teneret, composuit, ad imitationem Hugonis tit. S. Sabinæ Cardinalis, consimili labore Concordantias totius Bibliæ : in quibus non solum dictiones declinabiles, quod prius fecerat Hugo, sed et omnes indeclinabiles orationis partes juxta Alphabeti seriem adjecit.* Atque hæc de primis Concordantiarum Auctoribus. Quid vero post illos alii in eodem argumento præstiterint; Georgius præsertim Bullocus in sua Œconomia methodica Concordantiarum Scripturæ sacræ; Petrus Eulard in Concordantiis, ut vocat, Moralibus et Historicis; atque etiam Gaspard Zamora, aliive singuli suis exposuerunt præfationibus.

QUINTUM — DE UTILITATE CONCORDANTIARUM USUQUE, EX SIXTO SENENSI, LIB. III BIBLIOTHECÆ SANCTÆ; DE SYLLABICA EXPONENDI RATIONE, METHODO TERTIA.

Συλλαβική, hoc est, syllabica, sive indicatoria methodus quæ librorum indices, a Græcis συλλάβους appellatos, componit, vetustissimum inventum est, sicut M. Tullius ad Atticum scribens testatur : cum enim studiosi illi veteres locupletem rerum ac verborum omnium copiam semper, et cum summa commoditate, in promptu habere desiderarent, excogitarunt sibi indices Alphabetario ordine digestos; quibus minimo laboris ac temporis dispendio, ad quod quisque perquireret, tanquam manu duceretur : quorum inventionem imitati posteriores litterarum amatores, præsertim Jurisconsulti et Theologi, libros fere omnes professionis suæ in elenchos, syllabos, indices, tabulas et repertoria copiosissima redegerunt; in quibus primum locum tenet opulentissimus ille Biblicus index, quem vocant Concordantias majores sacræ Bibliæ, ab Hugone Cardinali et Conrado Alberstadio Monacho collectas, suffragantibus quingentis diversorum Cœnobiorum Monachis : qui omnia nomina, verba, participia, adverbia, præpositiones, atque omnes tam declinabiles quam indeclinabiles orationis partes, toto Bibliorum corpore comprehensas, in Alphabeticum ordinem digesserunt, annotatis libris, capitulis, et singulis capitulorum lineis, in quibus quæcumque dictio quæsitæ dictioni similis et concordans haberetur. Est autem tanta hujus magni indicis et commoditas et utilitas, ut cum primum studiosus Lector ipsum prudenter et cum judicio versare didicerit, et familiaritati ejus assuescere cœperit, illico sentiat se in illo invenisse thesaurum quemdam inexplebilem, hoc est, universalem et absolutissimam totius divinæ Scripturæ expositionem; ex cujus usu non minorem fructum ac delectationem capiat, quam si innumeros expositorum commentarios evolveret.

Memini me olim rogantibus amicis dedisse in hunc indicem breve commentariolum, *De usu et utilitate Concordantiarum sacræ Bibliæ* inscriptum, breves et dilucidas quasdam regulas comprehendens; quibus instructi sanctarum Litterarum amatores facile possent ex hoc uno Concordantiarum volumine, etiam absque ullis expositorum commentariis, innumerabilium fere locorum in divinis Litteris obscurorum, sensus et intelligentias varias ac multiplices intelligere et explicare; nec explicare solum, sed, quod longe operosius est, comparare sibi super quacumque divinæ Scripturæ sententia latissimam enarrationem, et, si opus foret, etiam integræ et copiosæ concionis materiam invenire. Hujus artificii exemplum proponam tibi in principium Psalmi centesimi decimi sexti, ostendens qua ratione liceat ex hoc indice Concordantiarum colligere locupletissimam enarrationem super duabus primis hujus Psalmi dictionibus : pro quibus explicandis tria tibi prius peragenda sunt.

1° Aperto Volumine Concordantiarum, quæres sub syllaba LAU verbum LAUDARE, et omnes similiter voces eidem verbo affines, ut LAUS, LAUDATIO, LAUDANS, LAUDABILIS, LAUDANDUS, et his similes; et invenies statim sub his vocabulis omnia utriusque Testamenti dicta, testimonia, auctoritates ac sententias ad Dei laudem pertinentes numeratim citatas, truncatis tamen periodis, et concisis sæpe dictionibus strictissime annotatas.

2° Ex tam numerosa sententiarum multitudine eas tantum colliges, et in schedula describes, quas videris illustriores, quasque proposito tuo aptiores magisque accommodatas cognosces : cognosces autem illas facile inter alias, et a cæteris minus aptis parvo labore discernes, si prius fueris in sacrarum Litterarum lectione versatus, et non omni prorsus judicio destitutus. Oportebit autem, ut in describendis prædictis auctoritatibus habeas semper præ oculis codicem Biblicum; ut eo inspecto fideliter suppleas, et pristinæ suæ integritati restituas periodos illas, quas in Concordantiis truncatim citatas jam inveneras.

3° Postquam sententias instituto tuo idoneas integre conscripseris, iterum omnes a prima usque ad ultimam aliquantulum cogitatione percurrito, et singularum sensus tecum ipse parumper expendito; ac demum, juxta communem illam partitionis methodum, qua Dialectici, Rhetores, et optimi quique Scriptores uti solent, et quam te prius in scholis didicisse necesse est, distinguito jam collectam sententiarum sylvam, et in certos ordines classesque redige : et in his ordinibus separatim, et sub diversis titulis auctoritates singulas, ut tibi visæ fuerint magis inter se et sensu et scopo affines, ita coaptabis, ut ex ipsarum dispositione explicetur tota series argumenti de divina laudatione; hoc est, colligantur a te divinæ laudationis definitio, causæ, effectus, partes, officia, modi, loca, tempora, necessitas, utilitas, impedimenta, et his similia, quæ Dialectici et Rhetores in quocumque præpositæ rei argumento jubent inquiri.

Sed, ut hæc planius intelligas, ponam tibi primum ob oculos indistinctam farraginem sententiarum divinæ Scripturæ ad divinam laudem pertinentium, ex libro Concordantiarum verbo tenus cum suis numeris desumptam; deinde easdem auctoritates in particulares titulos ea ratione distribuam, ut in his legere possis exactam et copiosam explanationem verborum, a quibus Psalmus centesimus decimus sextus incipit.

FARRAGO INDISTINCTA SENTENTIARUM

SACRÆ SCRIPTURÆ AD DEI LAUDEM PERTINENTIUM, E VERBO AD VERBUM EX INDICE CONCORDANTIARUM TRANSCRIPTA.

LAUDARE.

Psal.	21-23	In medio Ecclesiæ laudabo te
	-27	Laudabunt Dominum, qui requirunt eum
	34-18	In populo gravi laudabo te
	-28	Tota die laudem tuam
	62- 6	Labiis exultationis laudabit os meum
	68-31	Laudabo nomen Dei cum cantico
Psal.	83- 5	In sæcula sæculorum laudabunt te
	99- 4	Laudate nomen ejus : (-5) quoniam suavis est Dominus
	118-175	Vivet anima mea, et laudabit te
	134- 3	Laudate Dominum, quia bonus Dominus
	144- 2	Laudabo nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi
	- 4	Generatio et generatio laudabit opera tua
Psal.	145- 2	Lauda, anima mea, Dominum: Laudabo Dominum in vita mea
	146- 1	Laudate Dom., quoniam bonus est psalmus
	148- 2	Laudate eum, omnes Angeli ejus; Laudate eum, omnes virtutes ejus
	- 3	Laudate eum, sol et luna
	150- 2	Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus

Psal. 150- 3 Laudate eum in sono tubæ: laudate eum in psalterio et cithara
- 6 Omnis spiritus laudet Dominum

Act. 16-25 Media autem nocte, Paulus et Silas orantes, laudabant Deum

NON LAUDARE.

Psal. 113-17 Non mortui laudabunt te, Domine
Isai. 38-18 Non infernus... neque mors laudabit te

LAUDANS

Psal. 17- 4 Laudans invocabo Dominum
Luc. 24-53 Erant semper in templo, laudantes... Deum

LAUDATIO.

Psal. 144-21 Laudationem Domini loquetur os meum
146- 1 Deo nostro sit jucunda decoraque laudatio

LAUDABILIS.

Psal. 144- 3 Magnus Dominus, et laudabilis nimis

LAUS.

Deut. 26-19 Creavit in laudem, et nomen, et gloriam
Psal. 21-26 Apud te laus mea in Ecclesia magna
33- 2 Semper laus ejus in ore meo
49-14 Immola Deo sacrificium laudis
-23 Sacrificium laudis honorificabit me
68-31 Magnificabo eum in laude
115-17 Tibi sacrificabo hostiam laudis
118-164 Septies in die laudem dixi tibi
Eccli. 15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
43-33 Major enim est omni laude
Isai. 63- 7 Laudem Domini super omnibus
Jonæ. 2-10 In voce laudis immolabo
Ephes. 1- 6 In laudem gloriæ gratiæ suæ
Hebr. 13-15 Offeramus hostiam laudis

PRÆDICTA FARRAGINIS METHODICA PARTITIO IN VARIAS SENTENTIARUM CLASSES DISTRIBUTA, ET AD EXPOSITIONEM DUARUM PRIMARUM DICTIONUM PSALMI CENTESIMI DECIMI SEXTI PULCHRE ACCOMMODATA.

THEMA EXPONENDUM.

LAUDATE DOMINUM.

DEFINITIO.

Laudare Deum, est enarrare amplitudinem divinarum virtutum, quoad a nobis fieri potest.

Psal. 144- 4 Generatio et generatio laudabit opera tua:
- 5 et potentiam tuam pronuntiabunt. Magnificentiam gloriæ sanctitatis tuæ lo-
- 6 quentur: et mirabilia tua narrabunt. Et virtutem terribilium tuorum dicent: et
- 7 magnitudinem tuam narrabunt. Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt, etc.

Eccli. 43-35 Quis enarrabit, et quis magnificabit Deum,
-33 sicut est ab initio? major enim est omni
-32 laude. Glorificantes Dominum quantumcumque potueritis, supervalebit adhuc admirabilis magnificentia ejus

ENCOMIUM.

Laus, sacrificium omnium præstantissimum, quo vel maxime delectatur Deus.

Psal. 49-14 Immola Deo sacrificium laudis: et sacrificium laudis honorificabit me
68-31 Laudabo nomen Dei cum cantico, et mag-
-32 nificabo eum in laude: et placebit Domino super vitulum novellum, cornua producentem et ungulas

Psal. 115- 8 Tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo
Jonæ. 2-10 Ego autem in voce laudis immolabo tibi pro salute mea
Hebr. 13-15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est, fructum labiorum confitentium nomini ejus

Deum omnia fecisse in laudem gloriæ suæ.

Deut. 26-19 Cunctas gentes creavit Deus in laudem, et nomen, et gloriam suam
Ephes. 1- 4 Elegit nos ante mundi constitutionem, et
- 5 prædestinavit nos in adoptionem filio-
- 6 rum per Jesum Christum, in laudem gloriæ gratiæ suæ

NECESSITAS.

Omnes tum insensibiles quam sensibiles et intelligibiles creaturæ ex divino præcepto ad Dei laudem pro modo suo tenentur.

Psal. 148. Laudate Dominum, omnes Angeli ejus. Laudate eum, sol, et luna, omnes stellæ, et lumen. Laudate eum, cœli cœlorum, aquæ omnes, grando, nix, glacies, bestiæ, pecora, volucres, reges terræ, populi, etc., *usque in finem Psalmi*
150- 6 Omnis spiritus laudet Dominum.

CAUSÆ.

Deus innumeris de causis laudandus est a nobis, præcipue vero ob eximiam bonitatem, innumera beneficia, quæ nobis quotidie ex divinæ bonitatis et misericordiæ largitate præstantur.

Psal. 134- 3 Laudate Dominum, quia bonus Dominus: psallite nomini ejus, quoniam suave est
Isai. 63- 7 Demus laudem Domino super omnibus quæ reddidit nobis Dominus, et super multitudinem bonorum, quæ largitus est secundum indulgentiam suam, et secundum multitudinem misericordiarum suarum
Ps. 99-4 *et* 5 Laudate nomen ejus: quoniam suavis est Dominus, in æternum misericordia ejus

MODUS.

Deus animo primum, deinde voce, Psalmis, canticis et musicis instrumentis, ac potissimum bonis operibus laudandus est.

Psal. 145- 2 Lauda, anima mea, Dominum: laudabo Dominum in vita mea
Eccli. 51- 8 Laudabit usque ad mortem anima mea Dominum
Psal. 62- 6 Labiis exultationis laudabit os meum
146- 1 Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus: Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio
150- 3 Laudate eum in sono tubæ: laudate eum
- 4 in psalterio, et cithara. Laudate eum in tympano et choro: laudate eum in chor-
- 5 dis et organo. Laudate eum in cymbalis bene sonantibus

TEMPUS.

Non solum statutis diei noctisque horis corde et ore laudandus est Deus; sed et toto vitæ tempore affectu et opere celebrandus.

Psal. 118-164 Septies in die laudem dixi tibi
Act. 16-25 Media nocte, Paulus et Silas adorantes, laudabant Deum

Psal. 33- 2 Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus ejus in ore meo
34-28 Lingua mea meditabitur justitiam tuam, tota die laudem tuam
144- 2 Per singulos dies benedicam tibi: et laudabo nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi
145- 2 Laudabo Dominum in vita mea: psallam Deo meo quamdiu fuero

LOCUS.

In omni loco, sed in Ecclesia præsertim ac templo, laudandus est Deus.

Psal. 112- 3 A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini
21-23 Narrabo nomen tuum fratribus meis: in medio Ecclesiæ laudabo te
34-18 Confitebor tibi in Ecclesia magna: in populo gravi laudabo te
134-1 *et* 2 Laudate, servi, Dominum. Qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri
Luc. 24-52 Discipuli regressi in Jerusalem cum gaudio
-53 magno, erant semper in templo, laudantes et benedicentes Dominum

In alia vita geminos esse æternos locos; in quorum altero Deus perpetuo laudatur, in altero nunquam.

Psal. 83- 5 Beati qui habitant in domo tua, Domine: in sæcula sæculorum laudabunt te
113-17 Non mortui laudabunt te, Domine: neque omnes, qui descendunt in infernum
Isai. 38-18 Quia non infernus confitebitur tibi, neque mors laudabit te

UTILITAS.

Præmia laudantium Deum sunt auxilium divinæ gratiæ, salus a visibilibus et invisibilibus hostibus, et vita in sempiternum beata.

Ps. 118-175 Anima mea laudabit te, et judicia tua adjuvabunt me
17- 4 Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero
21-27 Laudabunt Dominum qui requirunt eum, vivent in sæculum sæculi

IMPEDIMENTA.

Peccata nos impediunt a divinis laudibus.

Eccli. 15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris
Psal. 49-16 Dixit Deus peccatori: Quare assumis testamentum meum per os tuum?

PUGNANTIA.

In Scripturis divinis esse locos de divina laudatione in specie pugnantes, quos conciliare oportet.

Psal. 116- 1 Laudate Dominum, omnes gentes: laudate eum, omnes populi
150- 6 Omnis spiritus laudet Dominum

Contra.

Psal. 49-16 Dixit Deus peccatori: Quare assumis testamentum meum per os tuum?
Eccli. 15- 9 Non est speciosa laus in ore peccatoris

Item illud.

Psal. 150- 2 Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinis ejus

Contra.

Eccli. 43-35 Quis magnificabit Deum, sicut est ab initio?
-33 major enim est omni laude

Vides hic, ingeniose Lector, quam magnam sententiarum copiam tibi subministraverit Concordantiarum Volumen in unius tantum dictionis particulari indiculo; et quam copiosam verborum ac rerum supellectilem suppeditaverit ad explicandam primam hujus Psalmi dictionem. Quod si iterum, resumpto codice Concordantiarum, perquisiveris in ipso voces verbo laudandi synonymas, quales sunt CELEBRO, MAGNIFICO, GLORIFICO, BENEDICO, EXALTO, CONFITEOR, CANTO, PSALLO, PRÆDICO; et fragmenta sacrarum sententiarum sub ipsis synonymis verbis collocata consimili studio colliges: rursus nova ac longe ditiori sermonis abundantia expositionem tuam locupletabis: ac demum, si eamdem diligentiam in singulis ejusdem Psalmi vocibus adhibueris; tanta tibi sese offeret rerum omnium affluentia, ut vix queas susceptæ enarrationis fines invenire.

INDEX CHRONOLOGICUS IN SEX ÆTATES DIVISUS.

PRIMA MUNDI ÆTAS, QUÆ ANNOS 1656 COMPLECTITUR.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
0	4054	Creatio hominis mulierisque.
1	4053	Nascitur Caïn, filius primogenitus Adam.
2	4052	Nascitur Abel, secundus Adam filius.
130	3924	Interficitur Abel a fratre suo Caïn.
131	3923	Nascitur Seth, filius tertius Adam.
236	3818	Nascitur Enos, filius Seth.
326	3728	Nascitur Caïnan, filius Enos.
396	3658	Nascitur Malaleel, filius Caïnan.
461	3593	Nascitur Jared, filius Malaleel.
623	3431	Nascitur Henoch, filius Jared.
688	3366	Nascitur Mathusalem, filius Henoch.
875	3179	Nascitur Lamech, filius Mathusalem.
930	3124	Moritur Adam cum esset annorum 930.
987	3057	Henoch annos 365 natus transfertur.
1042	3012	Moritur Seth, annos natus 912.
1057	2997	Nascitur Noë, filius Lamech.
1140	2914	Moritur Enos, filius Seth.
1235	2819	Moritur Caïnan, pater Malaleel.
1290	2764	Moritur Malaleel, pater Jared.
1422	2632	Moritur Jared, pater Henoch.
1537	2517	Noë jubetur a Deo ut arcam faciat.
1557	2497	Nascitur Japheth, juxta Hebræos.
1558	2496	Probabiliter hoc anno nascitur Cham.
1559	2495	Nascitur Sem, juxta Hebræos.
1651	2403	Moritur Lamech, pater Noë.
1656	2398	Moritur Mathusalem, pater Lamech.

ÆTAS SECUNDA MUNDI, A DILUVIO AD NATIVITATEM ABRAHÆ.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
1657	2397	Ex arca egreditur Noë : nascitur Ælam, filius Sem.
1658	2396	Nascitur Assur.
1659	2395	Nascitur Arphaxad, filius Sem.
1660	2394	Nascitur Chanaan, filius Cham.
1661	2393	Nascitur Thubal, filius quintus Japheth.
1662	2392	Nascuntur Thiras et Haran, filii Sem.
1666	2388	Inebriatur Noë : maledicitur Cham : benedicuntur Sem et Japheth.
1694	2360	Nascitur Caïnan, filius Arphaxad.
1724	2330	Nascitur Sale, filius Caïnan.
1754	2300	Nascitur Heber, filius Sale.
1788	2266	Nascitur Phaleg, filius Heber.
1818	2236	Nascitur Reu, filius Phaleg.
1850	2204	Nascitur Sarug, filius Reu.
1854	2200	Turris Babel.
1880	2174	Nascitur Nachor, filius Sarug.
1909	2145	Nasc. Thare, fil. Nachor, pater Abraham.
1931	2123	Divisio linguarum : confusio, hominumque dispersio.
1932	2122	Regnat Nemrod, vel Belus in Babylone.
1979	2075	Nascitur Nachor II, filius Thare.
1997	2057	Regnat Ninus, secundus rex Babylonis.
2006	2048	Hoc anno moritur Noë, natus 950 ann.
2016	2038	Ninus vel Assur regnat in Assyria.
2026	2028	Moritur Phaleg, filius Heber.
2027	2027	Moritur Nachor I, filius Sarug.
2039	2015	Nascitur Abraham, ex Thare.
2049	2005	Nascitur Saraï, filia Aran, soror Loth.
2068	1986	Hoc anno Abraham ducit Saraï.
2079	1975	Moritur Sarug, filius Reu.
2105	1949	Chodorlahomor quinque reges Pentapoleos expugnat.

ÆTAS TERTIA MUNDI, A VOCATIONE ABRAHÆ, USQUE AD EGRESSUM ISRAELITARUM EX ÆGYPTO.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
2113	1941	Thare educit Abraham, Loth, et Saraï de Ur Chaldæorum; vadunt usque Haran, ubi moritur Thare natus 215 annos.
2114	1940	Egreditur Abraham de Haran, pergit in Chanaan, et circa finem anni illius fame compulsus descendit in Ægyptum.
2115	1939	Ascendens Abraham cum Saraï et Loth de Ægypto, ven. in Bethel unde exierant.
2118	1936	Chodorlahomor rex Ælamitarum bellum init contra civitates Pentapoleos.
2124	1930	Abraham sumit sibi uxorem Agar Ægyptiam, uxoris suæ Saraï ancillam.
2125	1929	Nascitur Ismaël, filius Abraham ex Agar.
2139	1915	Nascitur Isaac, filius Abraham ex Sara.
2144	1910	Abraham expellit Agar et Ismaëlem.
2163	1891	Sacrificium Abrahæ.
2179	1875	Isaac ducit Rebeccam.
2199	1855	Nascuntur Esaü et Jacob ex Isaac.
2213	1841	Mors Abrahæ, cum esset annorum 175.
2223	1831	Esaü vendit primogenituram.
2238	1816	Esaü duas uxores ducit Hethæas.
2261	1793	Moritur Ismaël.
2276	1778	Jacob a patre benedicitur pro Esaü fratre.
2283	1771	Jacob ducit Liam et Rachelem in Mesopotamia.
Id.	*Id.*	Nascitur Ruben, filius Jacob ex Lia.
2284	1770	Nascitur Simeon, filius secundus Jacob ex Lia.
2285	1769	Nascitur Levi, filius tertius Jacob ex Lia.
2286	1768	Nascitur Judas, filius Jacob ex Lia.
Id.	*Id.*	Nascitur Dan, filius Jacob ex Bala ancilla Rachelis.
2287	1767	Nascitur Nephthali, filius Jacob ex Bala.
Id.	*Id.*	Nascitur Gad, filius Jacob ex Zelpha ancilla Liæ.
2288	1766	Nascuntur Aser et Issachar, filii Jacob ex Zelpha.
2289	1765	Nascuntur Zabulon, filius, et Dina, filia Jacob ex Lia.
2290	1764	Nascitur Joseph, filius Jacob ex Rachele.
2296	1758	Jacob fugit de Mesopotamia e domo Laban cum uxoribus, filiis et omni substantia.
2304	1750	Dina filia Jacob vi opprimitur a Sichem.
2305	1749	Nascitur Benjamin, filius Jacob ex Rachele.
Id.	*Id.*	Eodem anno nascitur Caath, filius Levi.
2306	1748	Joseph a suis fratribus venditur Ismaëlitis
2316	1738	Joseph a domina falso accusatus, in carcerem innocens truditur.
2318	1736	Isaac moritur, cum esset annorum 180.
2319	1735	Joseph interpretatur somnium Pharaonis utrumque.
2320	1734	Incipit fertilitas quam prædixerat Joseph.
Id.	*Id.*	Joseph ducit uxorem Aseneth filiam Putiphare.
2327	1727	Incipit fames quam prædixerat Joseph.
2329	1725	Jacob proficiscitur in Ægyptum.
Id.	*Id.*	Nascitur Job speculum patientiæ.
2345	1709	Hoc anno moritur Jacob in Ægypto; a filiis sepelitur.
2399	1655	Incipit historia Job.
Id.	*Id.*	Moritur Joseph, annos 110 natus.
2403	1651	Moritur Simeon.
2404	1650	Moritur Judas.
2406	1648	Moritur Ruben.
2409	1645	Moritur Issachar
2411	1643	Moritur Dan.
2413	1641	Moritur Aser.
2416	1638	Moritur Benjamin.
2418	1636	Moriuntur Gad et Nephthali.
2421	1633	Moritur Levi.
2428	1626	Moriuntur Manasse et Ephraïm, filii Joseph.
2451	1603	Incipit servitus Israëlitarum in Ægypto.
2455	1599	Obstetrices a Pharaone jubentur interficere omnes masculos Hebræorum.
2461	1593	Nascitur Aaron, filius Amram primus.
2464	1590	Nascitur Moyses, filius secundus Amram; de aquis educitur.
2494	1560	Nascitur Josuë, filius Nun.
2503	1551	Moyses quadragenarius fugit de domo Pharaonis.
2543	1511	Hebræi servitute o ressi clamant ad Dominum.

ÆTAS QUARTA MUNDI, AB EGRESSIONE ISRAELITARUM EX ÆGYPTO AD CONSTRUCTIONEM TEMPLI SALOMONIS.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
2544	1510	Moyses educit populum Israël ex Ægypto.
2545	1509	Moritur Job. Construitur tabernaculum.
2546	1508	Idumæi ex Idumæa expulsi ab Amorrhæis.
2548	1506	Areopagus instituitur Athenis.
2571	1483	Nascitur Salmon, filius Naasson.
2582	1472	Trigesima secunda mansio Hebræorum in Asiongaber.
2583	1471	Moritur Maria. Moriuntur et Aaron et Moyses.
2584	1470	Josuë dux populi introducit Israëlitas in terram promissam.
2589	1465	Ossa Joseph conduntur in sepulcro Sichem.
2590	1464	Incipit divisio Terræ promissæ. Primus annus sabbaticus.
2591	1463	Tabernaculum in Silo transfertur. Terminatur divisio terræ promissæ.
2593	1461	Moritur Josuë.
2594	1460	Interregnum. Populus gubernatur a senioribus usque ad annum 2601, id est, per annos septem.
2601	1453	Othoniel judicat et gubernat populum.
2633	1421	Primus annus jubilæus.
2640	1414	Mors Othoniel, judicis secundi Israël.
2641	1413	Aod, judex tertius Israël, per annos 80 judicat populum.
2665	1389	Nascitur Booz, filius Salmon ex Rahab.
2683	1371	Annus secundus jubilæus.
2720	1334	Mors Aod et Samgar.
2721	1333	Debbora et Barac judicant populum. Expugnatur et interficitur Sisara.
2733	1321	Annus tertius jubilæus.
2748	1306	Incipit historia Ruth.
2759	1295	Regreditur Noëmi in Bethlehem.
2760	1294	Mors Barac et Debboræ : Israëlitarum oppressio per annos septem a Madianitis.
2761	1293	Incipit Gedeon judicare et liberare Israël.
2768	1286	Madianitas devincit Gedeon.
2783	1271	Annus quartus jubilæus.
2800	1254	Mors Gedeon. Imperium usurpat Abimelech.
2804	1250	Thola judicat populum per 23 annos.
2826	1228	Moritur Thola, septimus judex Israël.
2827	1227	Jaïr judicat populum per 22 annos.
2833	1221	Annus quintus jubilæus.
2842	1212	Nascitur Heli, populi judex, et summus sacerdos.
2848	1206	Moritur Jaïr, octavus judex in Israël.
Id.	*Id.*	Jephthe judicat populum per annos sex.
2849	1205	Jephthe Ammonitas expugnat.
2850	1204	Seditio Ephraïm contra Jephthe.
2854	1200	Moritur Jephthe, nonus judex Israël.
2855	1199	Judicat populum Abesan. Nascitur Jesse.
2861	1193	Nascitur Samson. Mors Abesan judicis.
2862	1192	Ajalon vel Elon judicat populum per annos decem.

CONTINUATUR ÆTAS MUNDI QUARTA.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
2871	1183	Mors Ajalon judicis undecimi populi.
2872	1182	Abdon judicat populum per annos octo.
2879	1175	Moritur Abdon; cui succedit Samson.
2880	1174	Trucidantur Philisthæi a Samsone.
2883	1171	Annus sextus jubilæus.
2898	1156	Samson a Dalila deceptus. Eruuntur oculi ejus.
2899	1155	Orat sibi reddi fortitudinem Samson; moritur.
2900	1154	Heli decimus quartus judex Israël incipit judicare.
2901	1153	Nascitur Samuël.
2913	1141	Incipit Samuël prophetare.
2925	1129	Samuël revelationem sibi adversum Heli factam ei refert.
2933	1121	Septimus annus jubilæus.
2939	1115	Moriuntur Ophni et Phinees, filii Heli; arca capitur. Mors ipsius Heli.
2950	1104	Nascitur David.
2960	1094	Populum judicat Samuël, qui illum revocat ab idololatria.
Id.	*Id.*	A Samuële rex ungitur Saül.
2961	1093	Saül expugnat Amalecitas.
2962	1092	Reprobatur a Deo Saül.
2964	1090	Primum rex ungitur David.
2971	1083	David pugnat contra Goliath, quem interficit.
2972	1082	In matrimonio jungitur David cum Michol, filia Saülis.
2974	1080	Saül palam persequitur David.
2975	1079	Nascitur Miphiboseth, filius Jonathæ. Abiathar pontifex.
2976	1078	Saül persequitur David usque ad Engaddi
2977	1077	Moritur Samuël, decimus quintus judex
2978	1076	Saül persequitur David in desertum Ziph.
2979	1075	Moritur Saül cum filiis suis in Gelboë.
2980	1074	Regnat David super Juda, et Isboseth super Israël.
2982	1072	Bellum inter David et Isboseth.
2983	1071	Annus octavus jubilæus.
2987	1067	Interficitur Isboseth a duobus latronibus; regnat David super Israël et Juda.
2988	1066	David expugnat Philisthæos.
2990	1064	Arca Domini de domo Abinadab deponitur in domo Obededom.
2992	1062	Victoria David contra Syros.
2995	1059	David committit adulterium cum Bethsabee uxore Uriæ.
2999	1055	Nascitur Salomon filius David ex Bethsabee.
3002	1052	Amnon filius David interficitur in convivio jussu Absalom.
3003	1051	Absalom revocatur ab exilio.
3005	1049	Insurgit Absalom contra David patrem.
3006	1048	Fames trium annorum.
Id.	*Id.*	Plurima bella David adversus Philisthæos per decem annos.
3016	1038	David recenseri jubet populum universum.
3017	1037	Pestis omne regnum ejus depopulatur.
3018	1036	Nascitur Roboam, filius Salomonis ex uxore Ammonitide.
3020	1034	Salomon rex ungitur, vivente patre. Moritur David. Adonias uxorem petens mortem invenit.
3021	1033	Salomon meretricum litem dirimit. Accipit in uxorem filiam Pharaonis.
3022	1032	Salomon petit a Deo sapientiam, quam accipit cum divitiis et gloria.

ÆTAS QUINTA MUNDI, A CONSTRUCTIONE TEMPLI AD DESTRUCTIONEM JERUSALEM EJUSDEMQUE TEMPLI.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
3023	1031	Salomon ædificare cœpit domum Dei.
3025	1029	Semeï qui maledixerat David, interficitur.
3030	1024	Templum peractum, in quo arca Dei collocatur.
3033	1021	Annus nonus jubilæus.
3043	1011	Salomon perficit domum suam regiam et domum reginæ.
3047	1007	Regina Saba venit ad audiendum et videndum Salomonem.
3054	1000	Salomon amore stulto excæcatus idololatra fit.
3058	996	Adversarios suscitat Dominus contra Salomonem.
3059	995	Moritur Salomon, annos natus 60, regni sui 40.
3060	994	Pro Salomone Roboam filius ejus regnat super Judam, Jeroboam vero super decem tribus Israël.
3063	991	Jeroboam idololatria.
3064	990	Sesac, rex Ægypti, expugnat Jerusalem, et domos diripit.
3076	988	Mors Roboam regis Juda.
3077	987	Regnat Abiam super populum Juda.
3079	975	Moritur Abiam; regnat Asa filius ejus.
3081	973	Moritur Jeroboam rex Israël. Pro eo regnat Nadab.
3082	972	Moritur Nadab; pro eo regnat Baasa.
3083	971	Decimus annus jubilæus.
3090	964	Bellum inter Asa regem Juda, et Baasa regem Israël.
3093	961	Asa expugnat Zara regem Æthiopiæ.
3095	959	Rursus bellum init Asa adversus Baasa.
3105	949	Moritur Baasa; pro eo regn. Ela in Israël.
3106	948	Moritur Ela rex Israël; pro eo regnat Zambri, deinde Amri.
3111	943	Nascitur Joram, filius Josaphat.
3117	937	Moritur Amri rex Israël; pro eo regnat Achab.
3120	934	Mors Asa; regnat pro eo Josaphat.
3128	926	Nascitur Ochozias, filius Joram.
3133	921	Undecimus annus jubilæus.
3134	920	Victoria prima Achab adversus Benadad regem Syriæ.
3135	919	Victoria secunda Achab adversus Benadad regem Syriæ.
3137	917	Regnat Joram una cum patre Josaphat in Juda.
Id.	*Id.*	Regnat Ochozias una cum patre Achab in Israël.
3138	916	Mors Achab et Ochoziæ; regnat Joram.
3139	915	Ascendit Elias per turbinem in cœlum.
3145	909	Mors Josaphat regis Juda.
3146	908	Moritur Joram rex Juda; pro eo regnat Ochozias in Juda.
3151	903	Mors Joram reg. Israël; pro eo regn. Jehu.
3157	897	Interficitur Athalia: regnat Joas in Juda.
3172	882	Nascitur Amasias, filius Joas.
3178	876	Mors Jehu, regis Israël, anno abeunte.
3179	875	Regnat Joachaz filius ejus.
3183	871	Duodecimus annus jubilæus.
3191	863	Mors summi pontificis Joïadæ.
3192	862	Idololatria Joas regis Juda. Mors Zachariæ inter vestibulum et altare.
3193	861	Regnat Joas una cum patre suo Joachaz in Israël.
3195	859	Moritur Joachaz undecimus rex Israël.
3196	858	Interficitur in domo sua Mello Joas rex Juda octavus.
3197	857	Regnat Amasias, filius Joas, rex Juda.
3198	856	Mors Elisei prophetæ.
3199	855	Joas, rex Israël, participem regni sui facit filium suum Jeroboam.
3200	854	Victoria Joas regis Israël adversus Syros.
3201	853	Altera victoria Joas adversus Syros.
3208	846	Victoria Amasiæ regis Juda in Idumæos.
3209	845	Victoria Joas, regis Israël, in Amasiam regem Juda.
3210	844	Moritur Joas rex Israël; regnat pro eo Jeroboam II.
3225	829	Moritur Amasias rex Juda; regnat pro eo Ozias filius.
3227	827	Mittitur Jonas propheta ad prædicandam eversionem Ninivis.
3233	821	Decimus tertius annus jubilæus.
3248	806	Amos propheta prædicit captivitatem populi Israël.
3251	803	Mors Jeroboam II, regis Israël.
Id.	*Id.*	Interregnum duodecim annor. in Israël.
3253	801	Nascitur Joathan, filius Oziæ regis Juda.
3263	791	Regnum suscipit Zacharias in Israël.
3264	790	Regnat Sellum, deinde Manahem in Israël.
3274	780	Nascitur Achaz, filius Oziæ. Ozias lepra percutitur.
3275	779	Mors Manahem; filius ejus Phaceïas regn.
3276	778	Moritur Phaceïas rex Israël.
3277	777	Regnat Phacee in Israël.
Id.	*Id.*	Moritur Ozias rex Juda.
3278	776	Regnat Joathan in Juda. Institutio Olympiadum apud Græcos.
3283	771	Decimus quartus annus jubilæus.
3285	769	Nascitur Ezechias, filius Achaz, rex Juda.
3293	761	Moritur Joathan; pro eo regnat Achaz in Juda.
3295	759	Rasin rex Syiæ et Phacee rex Israël obsident Jerusalem.
3297	757	Moritur Phacee; pro eo regnat Oseas in Israël.
3300	754	Incipit Romulus condere Romam.
3308	746	Moritur Achaz; pro eo regnat Ezechias in Juda.
3310	744	Nascitur Tobias junior filius Tobiæ.
3312	742	Salmanasar rex Assyriæ obsidet Samariam.
3314	740	Samaria capta, dissipatur regnum Israël.
3315	739	Captivus ducitur Tobias Niniven cum uxore et filio.
3320	734	Ægrotat Ezechias; sol retrogreditur.
3321	733	Angelus occidit 185 millia Assyriorum.
3325	729	Tobias hirundinis stercore excæcatur.
3329	725	Visum recuperat Tobias, et gratias agit Deo.
3333	721	Quintus decimus annus jubilæus.
3338	716	Moritur Ezechias rex Juda; pro eo regnat Manasses.
3346	708	Holofernes Bethuliam obsidet: Judith caput ejus obtruncat.
3352	702	Manasses, decimus quartus rex Juda, captivus ducitur in Babylonem.
3371	683	Nascitur Amon, filius Manasses: moritur Tobias.
3383	671	Sextus decimus annus jubilæus.
3387	667	Nascitur Josias, filius Amon.
3392	662	Moritur Manasses: regnat pro eo Amon.
3393	661	Moritur Amon, anno abeunte.
3395	659	Regnat Josias, rex Juda sextus decimus.
3401	653	Nascitur Joakim, filius Josiæ regis Juda.
3403	651	Nascitur Joachaz, filius secundus Josiæ.
3406	648	Josias idola et fana idolorum evertit.
3410	644	Moritur Tobias junior, annos natus 99.
3411	643	Nascitur Ezechiel propheta.
3414	640	Josias, templo restaurato, Phase celeberrimum celebrat.
3415	639	Nascitur Sedecias, filius Josiæ.
3418	636	Nascitur Joachim, filius Joakim.
3420	634	Mors Judith viduæ in civitate sua Bethulia.
3425	629	Mors Josiæ regis Juda; pro eo regnat Joachaz filius secundus tribus mensibus.
3426	628	Regnat Joakim, rex Juda decimus octavus: nascitur Daniel.
3427	627	Regnat Jechonias una cum patre Joakim.
3428	626	Captivi ducuntur Joakim, Daniel, etc.
3432	622	Joakim tributarium se faciens, Jerusalem revertitur.
3433	621	Annus jubilæus decimus septimus.
3435	619	Nabuchodonosor interficit Joakim, captivumque ducit Jechoniam in Babylonem; regnat Sedecias.
3438	616	Susannam innocentem liberat Daniel a falsa accusatione.
3444	610	Sedecias rebellat contra regem Babylonis.
3445	609	Obsidetur Jerusalem: in Sedeciæ auxilium advenit rex Ægypti, quem repellit Nabuchodonosor.
3446	608	Jerusalem captam incendit et templum rex Babylonis.

SEXTA ÆTAS MUNDI, A JERUSALEM CAPTA ET DIRUTA USQUE AD NATIVITATEM JESU CHRISTI.

Anno mundi	Ante J. Ch.	
3447	607	Judæi captivi ducuntur in Babylonem.
3448	606	Moritur in Ægypto Jeremias propheta.
3450	604	Baruch fugit de Jerusalem in Babylonem. Moritur Sedecias.
3452	602	Nabuchodonosor in somnio videt statuam prodigiosam.
3454	600	Nascitur Darius Medus.
3456	598	Sidrach, Misach et Abdenago in caminum mittuntur.
3460	594	Ezechiel in spiritu videt templum restauratum.
3461	593	Nascitur Salathiel, filius Jechoniæ.
3463	591	Nabuchodonosor videt arborem magnam.
3464	590	In sylvis errans sese abscondit, vivens more bestiarum.
3470	584	Ad sanitatem mentis reducitur Nabuchodonosor.
3471	583	Moritur Nabuchodonosor, anno abeunte.
3472	582	Regnat Evilmerodach : liber fit Jechonias.
3483	571	Annus jubilæus decimus octavus.
3492	562	Mors Evilmerodach; regnat pro eo Baltassar in Babylone.
Id.	*Id.*	Regnat Cyrus apud Persas; Darius apud Medos.
3498	556	Baltassar, qui et Neriglissar, in convivio perterritus, videns digitos scribentes in pariete.
Id.	*Id.*	Interficitur Baltassar; regnum Darii.
3516	538	Regnat Cyrus in Babylone.
3518	536	De captivitate ascendunt Judæi. Templi inchoant restaurationem.
3519	535	Daniel vaticinatur regna evertenda Persarum, Syriæ et Ægypti.
3523	531	Moritur Cyrus, rex Persarum.
3524	530	Pro Cyro regnat filius ejus Cambyses.
3531	523	Moritur Cambyses.
3532	522	Regnat Darius successor Cambysis.
3533	521	Annus jubilæus decimus nonus.
3538	516	Perficitur opus templi interioris.
3541	513	Sacrificia offeruntur, gratiarum actiones Deo tribuuntur, pro restauratione templi.
3554	500	Nascitur Abiud, filius Zorobabel.
3556	498	Hoc anno probabile est nasci Esdram.
3583	471	Annus jubilæus vigesimus.
3594	460	Esdras cum multis ascendit Jerosolymam cum edicto regis.
3600	454	Nehemias, impetrata licentia, venit Jerosolymam et ad murorum instaurationem hortatur. Prima Danielis hebdomas.
3605	449	Nascitur Eliacim, filius Abiud.
3621	433	Nehemias vadit apud Persas.
3629	425	In Jerusalem redit : moritur Artaxerxes.
3633	421	Annus jubilæus vigesimus primus.
3640	414	Mors Esdræ.
3651	403	Somnium propheticum Mardochæi apud Persas.
3652	402	Convivium Assueri : regina Vasthi repudiata.
3661	393	Aman mittit sortes in urnam quo die et quo mense gens Judæorum debeat interfici.
3683	371	Annus jubilæus vigesimus secundus.
3707	347	Nascitur Sadoc, filius Azor.
3718	336	Darius regnat in Perside; Alexander Magnus in Græcia.
3720	334	Darius victus ab Alexandro Magno.
3721	333	Alexander occupat Palæstinam.
3730	324	Mors Alexandri. Regnat Ptolemæus Lagus in Ægypto.
3733	321	Annus jubilæus vigesimus tertius.
3758	296	Nascitur Achim, filius Sadoc.
3783	271	Annus jubilæus vigesimus quartus.
3793	261	Mors Antiochi Soteris. Antiochus Deus.
3798	256	Nascitur Eleazar, pater septem Machabæorum.
3817	237	Nascitur Antiochus Magnus, rex Syriæ.
3833	221	Annus jubilæus vigesimus quintus. Moritur Evergetes.
3834	220	Regnat Ptolemæus Philopator.
3850	204	Mors Philopatoris; regnat Ptolemæus Epiphanes.
3860	194	Nascitur Eleazar, filius Eliud.
3867	187	Mors Antiochi Magni; regnat Seleucus Philopator.
3873	181	Mors Ptolemæi Epiphanis, regnat Philometor.
3876	178	Dositheus epistolam Phurim affert in Jerusalem.
3879	175	Moritur Seleucus : regnat Antiochus Epiphanes in Syria.
3882	172	Menelaüs pontificatum Jasonis usurpat.
3883	171	Annus jubilæus vigesimus sextus.
3885	169	Antiochus Epiphanes prædatur templum.
3886	168	In idololatriam inducit Judæos, et interficit Eleazarum.
3888	166	Moritur Mathathias, pater Machabæorum
3890	164	Judas Machabæus expugnat Lysiam, templumque purificat.
3891	163	Mors Antiochi Epiphanis : regnat Eupator.
3892	162	Annus sabbaticus.
3893	161	Mors Antiochi Eupatoris : regnat Demetrius Soter.
3894	160	Mors Judæ Machabæi, cui succedit frater ejus Jonathas.
3897	157	Bacchides congregat exercitum adversus Jonatham.
3911	143	Tryphon Jonatham insidiose captum interficit; cui succedit Simon.
3912	142	Mors Antiochi; regnat Tryphon.
3919	135	Simon a Ptolemæo genero suo interficitur
3920	134	Joannes Hircanus, pontifex Judæorum.
3921	133	Hircanus pacem et societatem init cum Antiocho Pio.
3925	129	Antiochus Pius vita fungitur apud Parthos
3931	123	Judæi Jerosolymitani scribunt ad fratres suos in Ægypto commorantes.
3933	121	Annus jubilæus vigesimus septimus.
3950	104	Mors Joannis Hircani.
3951	103	Filius Hircani Aristobulus nomen et regiam dignitatem usurpans eodem anno moritur.
3952	102	Cui frater Alexander Jannæus succedit.
3962	92	Nascitur Jacob, filius Mathan.
3968	86	Nascitur Anna prophetissa.
3978	76	Mors Alexandri Jannæi.
3979	75	Alexandra uxor Alexandri Jannæi regnat in Judæa.
3982	72	Nascitur Herodes Ascalonita.
3983	71	Annus jubilæus vigesimus octavus.
3987	67	Mors Alexandræ, Judæorum reginæ.
3988	66	Regnat Aristobulus qui Hircanum fratrem s. prælio vincit et in templo oppugnat.
3990	64	Nascitur S. Joachim, pater S. Virginis.
3991	63	Nascitur Octavianus Cæsar.
Id.	*Id.*	Pompeïus occupat Jerusalem.
3998	56	Aristobulus a Gabinio captus, Romam mittitur.
4007	47	Herodes tetrarcha Galilææ factus.
4010	44	Mors Cæsaris, quem in senatu interficiunt Cassius et Brutus.
4012	42	Nascitur sanctus Joseph sponsus beatæ Virginis.
4017	37	Jerusalem occupat Herodes, a Sosio adjutus.
4018	36	Nascitur sanctus Jacobus Minor.
4026	28	Herodes uxorem Mariamnam occidi jubet.
4032	22	Fundamenta templi novi jacit Herodes.
4033	21	Annus jubilæus vigesimus nonus.
4039	15	Nascitur beatissima Virgo Maria.
4041	13	Dedicatio templi Herodis.
4042	12	Beata Virgo Maria a parentibus in templo offertur.
4044	10	Nascitur Nero, filius Drusi et Antoniæ.
4053	0	Nascitur sanctus Joannes Baptista die junii 24.
Id.	*Id.*	Cum ascendissent Joseph et Maria in Bethlehem, impleti sunt dies ut pareret Maria, et peperit filium suum (CHRISTUM) primogenitum et unigenitum, quem pannis involutum reclinavit in præsepio, idque vigesima quinta Decembris, ut constans fert traditio.
4054	1	Octavo a nativitate die, circumcisus est puer et vocatus JESUS.
		Magi paulo post veniunt ab Oriente adorare eum.
		Die host partum 40, Maria Jerosolymam ad templum venit, tum ut puerum Jesum sisteret Domino; tum ut hostiam offerret par turturum aut duos pullos columbarum.
		Exinde Joseph in somnis ab Angelo præmonitus, accepit puerum et matrem ejus, et fugit in Ægyptum.
		Herodes vero infantem perdere volens, occidit omnes pueros qui erant in Bethlehem et in finibus ejus, a bimatu et infra... Mors Herodis.
4055	2	Archelaüs regnat in Judæa.
4056	3	Cum audisset Joseph Archelaüm regnare in Judæa, Herode mortuo, divinitus admonitus secessit et habitavit in urbe Nazareth.
4062	9	Archelaüs apud Cæsarem accusatus, Viennam Galliæ relegatur, ubi misere vitam finit.
4063	10	Templum Jerusalem a Samaritanis profanatum.
4065	12	Jesus in templo invenitur inter doctores.
4066	13	Annius Rufus præficitur Judææ.
4067	14	Mors Augusti; regnat Tiberius.
4072	19	Valerius Gratus succedit Annio Rufo et præses fit Judææ.
4079	26	Pontius Pilatus succedit Valerio Grato.
4083	30	Jesus Christus a Joanne baptizatur in Jordane.
4084	31	Interficit Herodes sanctum Joannem propter saltatricem.
4086	33	Crucifigitur Jesus Christus; moritur : tertia die resurgit a mortuis.
4087	34	Conversio sancti Pauli.
4088	35	Abdicatur Caïphas a Vitellio, præside Syriæ.
4089	36	Nascitur Domitius Nero.
Id.	*Id.*	Pontius Pilatus deponitur; cui succedit Marcellus.
4091	38	Herodes ad Lugdunum Galliæ cum sua Herodiade damnatur exilio. Addit Josephus : « in Hispaniam fugit, et, in Hispania peregrinante secum etiam uxore, decessit. »

FINIS HUJUS PRIMÆ TABULÆ CHRONOLOGICÆ ET HISTORICÆ.

CHRONOLOGIA SECUNDA HISTORIÆ SACRÆ,

JUXTA SUPPUTATIONEM ALTERAM, SERVATA HUJUSCE NOMINUM ORTHOGRAPHIA AD FACILIOREM INTELLIGENTIAM.

Sic totius ævi spatium in septem ætates distribui potest, quibus absolutis, futura est illa octava in Sanctorum beatitudine nunquam finem habitura, quam etiam Christus præsignavit, qui octavo, id est, septimum proxime sequenti die resurgere voluit.

Ætas I mundi comprehendit	1656 annos,	1	menses,	26	dies,	a creatione ad diluvium.
Ætas II.	426	— 4	—	18	—	a diluvio ad vocationem Abraham.
Ætas III.	430	— »	—	»	—	ab illa vocatione ad Exodum.
Ætas IV.	479	— »	—	17	—	ab Exodo ad jacta templi fundamenta.
Ætas V.	475	— 11	—	29	—	a fundamentis templi ad finem captivitatis.
Ætas VI.	531	— 7	—	3	—	a libertate donata per Cyrum, ad Christum natum.
Summa.	3999 annos,	2	menses,	3	dies.	

Ætas VII vero, quæ a Christo nato anno incipit, indefinita est.

ÆTAS PRIMA, A CREATIONE AD DILUVIUM.

Anno mundi	Ante ær. v.	
1	4004	Creationis initium supponimus factum nocte illa, quæ diem 23 Octobris nostri præcesserit. Absoluta est intra sex dies. Prima die creavit Deus supremum cœlum cum Angelis; deinde infimum hunc globum ex abysso et terra conflatum. Cumque terra esset incomposita et invisibilis, in medio ipso die creata est lux quam a tenebris distinguens Deus, illam appellavit Diem, et tenebras Noctem. — Secunda die expanso creato, quod Cœlum est appellatum, distinctio facta est inter aquas superiores et inferiores terræ circumfusas. — Tertia die, aquis inferioribus in locum unum confluentibus, apparuit Arida, quam germinare Deus fecit herbas, plantasque cum seminibus et fructibus. Paradisus in Eden constituitur, in quo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave; arbor quoque vitæ, et arbor scientiæ boni et mali. — Quarta die creantur sol et luna, reliquaque sidera. — Quinta die, aquatilia et volatilia creata sunt, et fœcunditate donata. — Sexta die, terrestria animalia creata sunt, tam grandia quam repentia. Demum vero homo ad imaginem Dei conditus est. Tum circa vesperam ex dormientis latere costa desumpta mulier formatur. — Septima die, quievit Deus ab universo opere; diei septimo benedicens, Sabbatum instituit et sanctificavit. Primi conjuges in Paradisum introducti, fructu arboris boni et mali interdicuntur. Deus universa animantia terræ et volatilia cœli adduxit ad Adam, ut videret quid vocaret ea. Diabolus vero eorum felicitati invidens, mulierem per serpentem, per mulierem virum ad peccatum sollicitat. Citatis et convictis a Deo pœnæ imponuntur, statimque ipsi e Paradiso ejiciuntur, ne de fructu vitæ, quem hactenus non attigerant, vescantur. Quod die mundi 10 non incongrue factum videri potest.
2	4003	Post lapsum, primus e muliere nascitur Caïn, deinde Abel.
130	3874	Abele autem a fratre Caïno occiso, Deus alium Evæ filium reposuit nomine Seth, anno Adami et mundi 130.
235	3769	Cujus filius Enos, anno Seth 105, nascitur.
325	3679	Caïnan filius Enos nascitur, anno patris 90.
395	3609	Malaleel filius Caïnan nascitur anno Caïnan 70.
460	3544	Jared filius Malaleel, anno patris sui 65, nascitur.
622	3382	Enoch filius Jared, anno patris sui 167, nascitur.
687	3317	Mathusala filius Enoch, anno patris sui 65, nascitur.
874	3130	Lamech, filius Mathusala, anno patris sui 187, nascitur.
930	3074	Adam moritur, annos natus 930.
987	3017	Enoch homo septimus ab Adam transfertur, annos natus 365.
1042	2962	Seth moritur, annos natus 912.
1056	2948	Noë homo decimus ab Adam nascitur in annos patris sui Lamech 182.
1140	2864	Enos moritur, annos natus 905.
1235	2769	Caïnan moritur, annos natus 910.
1290	2714	Malaleel moritur, annos natus 895.
1422	2582	Jared moritur, annos natus 962.
1556	2448	Japheth primogenitus Noë nascitur, anno patris 500.
1558	2446	Sem secundo genitus Noë nascitur.
1651	2343	Lamech moritur cum 777 esset annorum.
1656	2348	Mathusala annos natus 969 moritur paulo ante diluvium.
		Hujus anni mense 2, die 10 mensis (Decembris nostri 1) Deus edicit Noë ut se paret ad ingressum in arcam. Mensis 2 die 8 (Decembris 8) Noë cum suis et animantibus omnibus in arcam ingresso, pluviam immisit Deus super terram diebus 40 et 40 noctibus, et prævaluerunt aquæ.

SECUNDA ÆTAS MUNDI, A DILUVIO AD VOCATIONEM ABRAHAMI.

Anno mundi	Ante ær. v.	
		Diluvium duravit annum integrum. *Vita autem hominum quasi dimidio brevior facta est.* Noë siccata jam terra exivit ex arca.
1657	2347	Deus autem terram corruptam nova benedictione reparat.
1658	2346	Arphaxad filius Sem nascitur, anno patris sui centesimo, secundo post diluvium.
1693	2311	Sale filius Arphaxad nascitur, anno patris sui 35.
1723	2281	Heber filius Sale nascitur, anno patris sui 30.
1757	2247	Phaleg filius Heber nascitur, anno patris sui 34.
		Exinde anni humanæ vitæ iterum quasi dimidio breviores fiunt.
1787	2217	Reu nascitur anno patris sui Phaleg 30.
1819	2185	Sarug nascitur anno Reu patris sui 32.
1849	2155	Nachor nascitur anno patris sui Sarug 30.
1878	2126	Thare nascitur anno patris sui Nachor 29.
1915	2079	Ægialeus Sicyoniorum in Peloponneso regnum incœpit, annis 1313, ante primam Olympiadem.
1920	2084	Hysci, quod lingua Ægyptiaca reges pastores sonat, ex vicina Arabia irrumpentes Memphim capiunt, totaque Ægypto inferiori potiuntur.
1948	2056	Haran primogenitus Thare nascitur anno patris sui 70.
1996	2008	Phaleg moritur, annos natus 239.
1997	2007	Nachor moritur, annos natus 148.
2006	1998	Noë moritur, annos natus 950.
2008	1996	Abram, postea dictus Abraham, tertius Thare filius nascitur anno patris sui 130.
2018	1986	Saraï, sive Sara, quæ et Ischa, ex Haran septuagenario nascitur.
2026	1978	Reu moritur annos natus 239.
2049	1955	Sarug moritur, annos natus 230.
2083	1921	Hoc fere tempore, Chodorlahomor rex Elam, sive Elamidis, inter Persiam et Babyloniam sitæ, Pentapoleos reges subegit, qui ei servierunt annis duodecim. — Abram a Deo vocatur ex Ur Chaldæorum in Mesopotamia : Charamque pervenit in eadem Mesopotamia sitam, ubi Tharei patris sui gravi imbecillitate detentus, consedit, donec ille anno vitæ 205 moreretur.

TERTIA MUNDI ÆTAS, A VOCATIONE ABRAHAMI AD EXODUM.

Anno mundi	Ante ær. v.	
2083	1921	Abrahamum, patre mortuo, denuo vocat Deus, addita etiam Evangelici fœderis promissione, anno ætatis 72.
		Indeque 430 anni peregrinationis et servitutis assumendi.
2084	1920	Abram descendit in Ægyptum, fame cogente.
2091	1913	Rex Sodomæ cum reliquis adversus Chodorlahomor rebellat. Abram Lothum liberat et decimas offert Melchisedecho.
2094	1910	Ismaël nascitur filius Abram ex Agar ancilla Saraï.
2096	1908	Arphaxad moritur annos natus 438.
2107	1897	Circumcisio instituitur, nominaque Abram in Abraham, et Saraï in Sara mutantur. Sodoma evertitur.
2108	1896	Isaac nascitur, nec diu post Moab et Ammon, eodem patre et avo Loth.
2113	1891	Ablactatur Isaac; et Ismaël eum persequens ejicitur cum Agar : indeque anni numerandi quibus Abrahami semen affligendum in terra non sua prædixerat Deus.
2126	1878	Sale moritur annos natus 433.
2145	1859	Isaac per fidem offertur ab Abrahamo, anno ætatis 37. — Sara moritur eodem anno, ætatis suæ 127.
2148	1856	Isaac ducit Rebeccam filiam Bathuëlis, filii Nachor, fratris Abraham. Inachus Argivorum in Peloponneso primus rex, regnat per annos 50.
2158	1846	Sem moritur annos natus 600.
2168	1836	Jacob et Esaü nascuntur, anno Isaac 60.
2179	1825	Thermosis sive Amosis, rex Ægypti superioris, Hyscos sive pastores ex Ægypto pellit inferiori; illique in Phœniciam sibi sedes eligunt.
2183	1821	Abraham moritur annos natus 175.

CONTINUATUR ÆTAS MUNDI TERTIA.

Anno mundi	Ante ær. v.	
2187	1817	Heber moritur annos natus 464. Hic omnium post diluvium diutissime vixit.
2208	1796	Ogygium in Attica diluvium.
2237	1775	Ismaël moritur annos natus 137.
2242	1762	Evechous apud Chaldæos imperare cœpit 224 annis ante Arabes; qui videtur esse Belus Babylonius, sive Jupiter Belus, a Chaldæis postea deus habitus.
2245	1759	Isaac senex (ann. 44 ante obitum) filiis benedicit. Jacob fugit ad Laban.
2252	1752	Jacob cum septem annis apud Laban servisset, ducit Liam et Rachelem.
2253	1751	Ruben ejus primogenitus ex Lia nascitur.
2254	1750	Levi tertius filius de eadem nascitur.
2256	1748	Judas quartus de eadem nascitur.
2259	1745	Joseph de Rachele nascitur, anno 14 servitutis Jacobi finito.
2265	1739	Jacob cum adhuc annos sex servisset, redit in patriam.
2276	1728	Joseph venditur a fratribus, anno ejus 17 ineunte, et servit annis 14.
2287	1717	Carcere conclusus, duobus aulicis somnia interpretatur.
2288	1716	Isaac moritur, 180 annos natus.
2289	1715	Joseph exaltatur, atque ab hujus anni messe, septem ubertatis anni numerantur.
2296	1708	Anni septem famis cœperunt; et Joseph annos natus 37 universa Ægypti horrea aperuit.
2298	1706	Jacob cum universa familia descendit in Ægyptum, anno secundo sterilitatis jam exacto.
2315	1689	Jacob moritur in Ægypto, cum ibi fuisset annis 17.
2369	1635	Joseph moritur, cum Ægypto præfuisset annis 80.
		Atque hic terminatur liber Genesis.
2391	1613	Levi moritur in Ægypto, annos natus 137.
2427	1577	Ramesses Miamûn regnat annis 66, mensibus 2: rex ille novus, qui non noverat Joseph, quique infantes submergi imperavit. Ejus cognomen a *Moy*, quod lingua Ægyptiaca aquam significat: unde est Neptuni a mythologis impositum illi nomen. Filios habuit Amenophim et Busiridem.
2430	1574	Aaron nascitur, anno ante Exodum 83.
2433	1571	Moyses nascitur, anno 80 ante Exodum, post mortem Levi 41.
2448	1556	Cecrops Ægyptius Athenarum regnum condidit. Victis Chaldæis, Arabes in Babylone regnarunt. Primus eorum rex Mardocentes per annos 45 regnat, qui videtur esse Merodach, pro deo habitus.
2473	1531	Moyses, occiso Ægyptio, fugit in terram Madian.
2474	1530	Caleb nascitur.
2494	1510	Ramesses Miamûn moritur. Ei succedit filius Amenophis
2513	1491	Moyses videt rubum ardentem, et ad liberandum populum mittitur cum haberet annos 80.
Id.	*Id.*	Mensis Abib (qui deinceps primus mensis anni erit) die 15 Israëlitæ ad sexcenta millia Ramesse proficiscuntur.

QUARTA MUNDI ÆTAS, AB EXITU EX ÆGYPTO AD JACTA TEMPLI FUNDAMENTA.

Anno mundi	Ante ær. v.	
2513	1491	Mense secundo ab exitu, manna pluit de cœlo, quo pane deinceps, annis 40 vescuntur Israëlitæ. — Mense tertio legem Decalogo comprehensam promulgavit Deus. Immolatis victimis fœdus inter Deum populumque sancitur. — Mense quarto, duas legis tabulas obtinet Moyses, quibus ob vituli idololatriam fractis, sexto tandem mense, tabulis prius dispositis, cum lege denuo scripta de monte descendit.
2514	1490	Primo hujus anni semestri tabernaculum, arca fœderis, altare, mensa positionis, candelabrum, et reliqua instrumenta sacra in deserto Sinaï fabricantur. — Anno secundo ab exitu, primi mensis die prima tabernaculum erigitur.
2522	1482	Ægyptus, qui et Ramesses, et Sosootris, et Sesoosis dicitur, Amenophis, sive Beli filius, fratrem suum Daneum regno pellit, et Ægypto nomen suum dedit. *Juxta* Diod.
2533	1471	Busiris, Neptuni, sive Ramessis Miamûn filius apud Nili vicina loca tyrannidem exercet.
2549	1455	Phœnix et Cadmus, de Thebis Ægypti in Syriam profecti apud Tyrum et Sidonem regnarunt.
2552	1452	Anno 40 ab exitu mense secundo, Maria soror Moysis et Aaron moritur, utroque fratre senior, quæ ad annos 130 pervenerat.
Id.	*Id.*	Eodem anno, mense quinto, die prima, Aaron in vertice montis Horeb moritur anno ætatis 123.
2553	1451	Anno sequenti mense sexto, Israëlitæ pugnant contra Arad. Serpens erigitur. Sehon et Og debellantur. Balaam accersitur a Balac. Sors duarum tribuum et semis citrà Jordanem assignatur. Tandem mense duodecimo Moyses moritur, annos natus 120.
		Atque hic finitur Pentateuchus, historiam annorum 2552 cum dimidio complectens; et liber Josuë cum anno 41 ab exitu incipit.
Id.	*Id.*	Primo mense, Josuë duo sexploratores mittit. Jordanem transit. Circumcisionem redintegrat. Jerichontem expugnat. Aïn delet, punito prius Achan sacrilegio. Solem et lunam stare præcipit. Quinque reges suspendit. Atque ita terminatur annus 2553, in cujus medio, cessante manna, de proventu terræ populus vivere cœpit.
2554	1450	Ab autumno hujus anni, quo primum serere Israëlitis contigit, numerandus primus annus agriculturæ, et radix annorum sabbaticorum ibi figenda.
2559	1445	Devictis quinque regibus, reliqui omnes conjunctis copiis sese Israëlitis opposuerunt: contra quos Josuë toto sexennio bellum gessit.
Id.	*Id.*	Josuë jam senex terram cis Jordanem novem tribubus et dimidiæ Manassi dividit. — Prima quies per Josuë terræ data.
2560	1444	Annus septimus a terra primum coli cœpta, et primus sabbaticus, a quo jubilæorum epocha ducenda.
Id.	*Id.*	Josuë moritur, annos natus 110, cum præfuisset annis circiter 17.
		Atque hic terminatur liber Josuë.
2585	1419	Sub senioribus qui longo post Josuë vixerunt tempore, Israël servivit Domino, puta per annos circiter 15.
2591	1413	Interregnum annorum aliquot, puta 6, quibus non erat rector in Israël; sed suo quisque vivebat arbitrio. Quo spatio contigere ea quæ quinque postremis capitibus libri Judicum continentur, de idolo Michæ, de uxore Levitæ cujusdam, etc., etc.
2599	1405	Prima servitus in manu Chusan Mesopotamiæ regis per annos 8.
Id.	*Id.*	Othoniel Israëlem liberat, et quievit terra anno 40 post quietem a Josuë primam constitutam.
2609	1395	Jubilæus primus in terra actus.
2658	1346	Jubilæus secundus in terra actus.
2658	1346	Secunda oppressio annorum 18, sub Eglon Moabitarum rege.
2680	1324	Aod Eglonem interimit; et quievit terra anno 80 post quietem proximam ab Othoniele restitutam.
2682	1322	Samgar sexcentos Philisthæos occidit stimulo bovis.
Id.	*Id.*	Belus Assyrius in Babylonia post Arabes regnat annis 55. Jul. Afr.
2699	1305	Tertia servitus annorum 20 sub Jabin Chananæorum rege.
2707	1297	Jubilæus tertius in terra actus.
2719	1285	Debbora cum Barac Sisaram profligavit, et quievit terra anno 40 post quietem superiorem.
2752	1252	Quarta Israëlitarum oppressio, annorum 7 sub Madianitis.
2756	1248	Jubilæus quartus.
2759	1245	Gedeon, qui et Jerobaal, Madianitas profligavit: quievitque terra anno 40 post quietem superiorem a Debbora et Barac restitutam.
2768	1236	Cum primum vita excessit Gedeon, Israëlitæ ad idololatriam conversi sunt.
Id.	*Id.*	Abimelech ejus filius regnum affectans septuaginta fratres suos interimit.
2771	1233	Cum triennio regnasset Abimelech, ad obsidionem Thebes, fragmento lapidis a muliere jacto interiit.
2772	1232	Tola judicavit populum Israël per annos 23.
2789	1215	Semiramis, Nini uxor, universa Asiæ præter Indos imperavit. Vixit annos 62.
2790	1214	Heli sacerdos nascitur.
2795	1209	Tolæ successit Jaïr, qui Israëlem judicavit annis 22.
2799	1205	Quinta servitus 18 annorum sub Philisthæis et Ammonitis.
2805	1199	Jubilæus quintus.
2817	1187	Jephthe Jaïro successit, qui ab Ammonitis Israëlitas liberavit, et annis 6 judicavit.
2820	1184	Troja a Græcis expugnata, annis 408 ante primam Olympiadem.
2823	1181	Mortuo Jephthe, Abesan judicavit Israëlem per annos 7.
2830	1174	Elon ei successit, et judicavit Israël annos 7.
2831	1173	Ninius, interfecta Semiramide matre, apud Assyrios regnat 38 annis.
2840	1164	Eloni succedit Abdon, qui 8 annos judicavit.
Id.	*Id.*	Huic successit Heli summus sacerdos qui judicavit annis 40, rursumque peccantes filii Israël traditi sunt in manus Philisthæorum, annos item 40.
2850	1154	Samson Nazaræus nascitur.
Id.	*Id.*	Samuël quoque nascitur.
2854	1150	Jubilæus sextus.
2869	1135	Heli judicis officium exequente, vindicis quoque partes agere cœpit Samson, quasi 19 annorum existens.
2887	1117	Samson Dagonis ædem divellens, plures moriens interficit quam vivus occiderat, cum judicasset Israëlem annos 20.
2888	1116	Arca capitur. Ophni et Phinees in prælio occiduntur. Heli fracta cervice moritur. Ei Samuël sufficitur. Arca post septem menses remittitur.
2903	1101	Jubilæus sextus.
2908	1096	Annis 20 postquam arca in Cariathiarim permansit, Samuël insignem de Philistæis obtinuit victoriam.
2909	1095	Israëlitæ regem sibi dari petunt, quibus Saül 40 annis datur, cum Samuël hactenus per annos 21 cum dimidio judicasset.
2911	1093	Saül imperio suo a Philisthæis est velut exutus, cum duobus annis regnasset. Israële oppresso gravi servitute, qua tandem amota, Saül regnum super Israël recuperasse dicitur.
Id.	*Id.*	Samuël pronuntiat Saüli, quæsivisse Dominum sibi virum juxta cor suum, ut esset dux super Israël, de Davide loquens annis 8 antequam esset natus.
2919	1085	David nascitur.

CONTINUATUR ÆTAS MUNDI QUARTA.

Anno mundi	Ante ær. v.	
2934	1070	Saüle rejecto, Samuël in Bethlehem mittitur ad ungendum David, qui tum erat circiter annorum 15.
2942	1062	David Goliath occidit, tunc annos circiter 23 natus.
2944	1060	Industria Michol manus Saülis evadit. In Nobe panes et gladium obtinet, quam ob causam Saül sacerdotes omnes trucidat.
2945	1059	David de Ceila in desertum Ziph se recipit.
2946	1058	Inde in locis Engaddi, ubi oram chlamidis Saül abscidit.
2947	1057	Samuël moritur, annos natus circiter 97.
2949	1055	Abigaïlem David ducit uxorem. Saülis dormientis hastam abstulit, et ad Achis se recipit.
Id.	*Id.*	Saül Pythonissam consulit. Siceleg vastatur, et post aliquot menses Saül et filii ejus in prælio contra Philisthæos occiduntur. — David annos 30 natus in Hebron unctus, super domum Judæ per annos 7 cum dimidio regnat.
2951	1053	Exacto biennio, quo pacifice Israëlis regno potiebatur Isboseth, diutinum inter ipsum et David bellum exarsit.
2952	1052	Jubilæus octavus.
2957	1047	David arcem Sion occupat, ibique sede constituta, annos 33 universo Israëli imperat.
2959	1045	Arca fœderis, primo sabbatico Galgala inducta in Silo, hoc etiam anno sabbatico de Cariathiarim, quo ante annum 10 translata fuerat, e domo Abinadab in domum Obededom primum, deinde post tres menses in arcem Sion inducta est, ubi permansit usque dum a Salomone proximo jubilæo in templum infertur.
2960	1044	David Nathan consilium suum aperit de æde Deo construenda. Cui responsum est id a filio pacifico Salomone ipsi nasciluro perficiendum.
2967	1037	Legati ad Ammonitarum regem consolandum missi, indignis modis accipiuntur.
2969	1035	Cum Bethsabee adulterium. Agebat tunc David annum 50.
2970	1034	Post natum ex adulterio filium, David a Nathan correptus resipuit. Infans nihilominus moritur.
2971	1033	Salomon ex Bethsabee jam legitima uxore nascitur.
2972	1032	Amnon sororem suam Thamar violavit.
2974	1030	Biennio post, Absalonis jussu ille interficitur. Absalom vero fugit apud Tholmaï regem Gessur avum suum maternum, ibique triennium mansit.
2981	1023	David fugit a facie Absalom. Absalom a Joab confoditur.
2987	1017	David universo populi censu instituto, iram Dei in Israëlitas accendit.
2988	1016	Universam materiam ad structuram domus Dei præparat.
2989	1015	Salomonem regem instituit.
2990	1014	David moritur cum regnasset in Hebron 7 annis et 6 mensibus; in Jerusalem vero 33 annis.
2991	1013	Salomon Pharaonis filiam ducit : sapientiam a Deo petit.

ÆTAS MUNDI QUINTA, A FUNDATIONE TEMPLI AD FINEM BABYLONICÆ CAPTIVITATIS.

Anno mundi	Ante ær. v.	
2993	1011	Salomon anno 480 ab exitu ex Ægypto, anno 4 regni sui, mensis secundi die secunda, templi jacit fundamenta, ita ut ille annus ex parte concurrat cum anno mundi 2992.
3000	1004	Anno undecimo ejus regni, mense octavo, tota structura est absoluta.
3001	1003	Jubilæus nonus. Quartum mundi millenarium aperiens, in quo templi dedicatio magnifice celebrata est mense septimo, circa festum tabernaculorum.
3013	991	Salomon regiæ suæ structuram absolvit. Jam senex adamat mulieres alienigenas.
3029	975	Moritur cum regnasset 40 annis.
Id.	*Id.*	Roboam ejus filius decem tribus a se avertit, qui Jeroboamo se dediderunt regno bifariam distracto.
3030	974	Roboam regnat in Juda 17 annos.
Id.	*Id.*	Jeroboam regnat in Israël annos 22.
3046	958	Abia filius Roboam patri succedens, regnat annis 3 in Juda.
3049	955	Asa filius Abia patri succedens regnat in Juda 41 annis.
3050	954	Jubilæus decimus.
Id.	*Id.*	Nadab patri succedit in Israël 2 annis.
3051	953	Baasa Nadab occidit, et regnum occupat per 24 annos.
3074	930	Ela filius Baasa regis Israël regnat duobus annis.
3075	929	Zamri regnum Israël occupat, septem diebus. Amri a populo rex constituitur, et regnat cum Thebni annis 12.
3079	925	Mortuo Thebni, solus regnare cœpit Amri.
3086	918	Achab filius Amri regnat in Israël 22 annis.
3090	914	Josaphat rex Juda patri suo Asa successit, et regnavit 25 annis.
3099	905	Jubilæus undecimus.
3106	898	Achab rex Israël proregem Ochosiam constituit, qui duobus annis regnum administravit.
3108	896	Joram filius Achab, Ochosiæ fratri succedit, et regnat 12 annis.
Id.	*Id.*	Elias sub Achab, Ochosia et Joram, prophetavit, per annos circiter 20.
3112	892	Josaphat rex Juda jam senior Joramum regni consortem constituit.
3118	886	Ochosias patre morbo graviter laborante, prorex in Juda constituitur.
3119	885	Et tandem patre mortuo in regnum succedit in Juda.
3120	884	Athalia regnum Juda occupat per annos 6.
Id.	*Id.*	Jehu ab uno ex prophetis unctus in regem regnat 28 annis super Israël.
3126	878	Joas septennis puer, a Joïada sacerdote productus, rex ungitur, et regnat 40 annis.
3148	856	Jubilæus duodecimus.—Joacham filius Jehu patri succedens regnat in Israël 17 annis.
Id.	*Id.*	Ælisæus propheta sub Jehu et Joacham docuit, et ad Joas initia pervenit, annis circiter 50.
3163	841	Joas rex Israël a patre regni particeps factus, regnat 16 annis.
3165	839	Amasias rex Juda patri succedens regnat 29 annis.
Id.	*Id.*	Jonas prædicit regnum ab oppressione Syrorum vindicandum.
3168	836	Jeroboam II a patre ad bellum Syriacum profecturo in regni Israël consortium assumitur.
3179	825	Joas rex Israël mortuo, Jeroboam demum dicitur regnasse pro eo 41 annis.
3194	810	Ozias sive Azarias, patre Joas rege Juda per conjurationem interfecto, regnum accepit, et annis 51 regnavit.
Id.	*Id.*	Osæas propheta docuit circa ista tempora per integrum fere sæculum. Eodem tempore prophetat Joël.
3195	809	Phul Assyriorum rex, Sardanapali pater, regnat 42 annis. Illeque videtur esse qui prædicatione Jonæ pœnitentiam egit.
3197	807	Jubilæus decimus tertius. Amos prophetare incœpit, anno Oziæ 23, nec ejus regnum est transgressus.
3217	797	Mortuo Jeroboam II, in præceps omnia ruere, et ad anarchiam undecim annorum res Israël deducta est.
Id.	*Id.*	Abdias et Isaïas prophetant in his temporibus.
3228	776	Prima Græcorum Olympias.
3232	772	Jonas ad prædicandum Ninivitis mittitur.
Id.	*Id.*	Zacharias quartus et postremus e stirpe Jehu, regnat in Israël.
3233	771	Sellum cum interfecisset Zachariam, regnavit in Israël.
Id.	*Id.*	Manahem Sellum occidit, et per undecim fere menses de regni possessione contendit; tandemque auxilium ferente Phul rege Assyriorum, regnare cœpit pacifice.
3237	767	Sardanapalus Assyriorum imperium obtinet annis 20.
3243	761	Phaceïa patri suo Manahem succedit in Israël, et regnat biennio.
3245	759	Phacee filius Romeliæ, interempto Phaceïa, regnat annis 20.
3246	758	Jubilæus decimus quartus. Joatham, patre mortuo suo Ozia, regnum Juda suscipit, et annis 16 regnat. Sub eo et duobus ejus successoribus Michæas prophetavit, annis circiter 50.
3257	747	Arbaces Mediæ præfectus Niniven expugnat. Atque ita destructum est Assyrium imperium, postquam annos 520 stetisset. — Ninus junior Assyriorum obtinet imperium : is est qui dicitur Theglathphalasar.
3262	742	Achaz patri suo Joatham succedit, et annis 16 regnat in Juda.
3265	739	Osee filius Elæ, interfecto Phacee, regnum Israël invadit.
3276	728	Salmanasar patri suo Theglathphalasar succedit in regno Assyriæ, et facit tributarium Osee regem Israël.
3277	727	Ezechias rex Juda patre mortuo regnat 29 annis.
3283	721	Anno Osee 9 Salmanasar Samariam per annos tres obsidet et capit, et decem tribus in captivitatem abducit. Atque hic finis regni Israël.
Id.	*Id.*	Post abductas decem tribus, Nahum prophetat, consolatur captivos et obsessos.
3291	713	Cum jugum Assyriorum excussisset Ezechias rex Juda, Sennacherib qui patri suo Salmanasar successerat, regnum Judæ invadit. Ex lethali vulnere decumbenti Ezechiæ Isaïas prorogationem regni in 15 annos et liberationem e manu Assyriorum, signo mirabili, umbræ solaris retroactæ, dato, denuntiat. Reipsa ab Angelo occisis 185 hominum millibus de exercitu Assyriorum una nocte, in Assyriam revertitur Sennacherib, et a duobus filiis occiditur, cui succedit Asarhaddon.
3294	710	Cum Medi huc usque sine rege fuissent, Dejocis imperio sese subjiciunt.
3295	709	Jubilæus decimus quintus reliquorum omnium medius, et post acta Salomon encænia lætissimus ob tantæ liberationis tam recentem memoriam.
3306	698	Manasses morienti Ezechiæ, bono patri, impius succedit filius annos tantum 12 natus, annisque 55 regnavit Jerosolymis.
3327	677	Eodem tempore quo Samariam inducti coloni, principes exercitus regis Assyriæ in Judæam progressi, Manassem in vepretis latitantem ceperunt, et compedibus vinctum Babylonem abduxerunt.
3344	660	Jubilæus decimus sextus. — Circa id tempus historia Judith.
3361	643	Amon impius patri Manassi succedit.
3363	641	Josias, octennis puer, Amon patri per domesticorum proditionem occiso succedit, et regnat 31 annis.
3375	629	Anno Josiæ regni 13, Jeremias adhuc puer ad propheticum munus a Deo vocatur. Ei adjunguntur Sophonias, Baruch, et alii. Holda prophetissa sub Josia quoque floruit.
3393	611	Jubilæus decimus septimus.
3394	610	Josia a Nechao rege Ægypti occiso, populus Joachaz juniorem ejus filium in regem unxit; sed post tres menses Nechao regem constituit Eliakim fratrem ejus seniorem, quem Joakim appellavit.

CONTINUATUR ÆTAS MUNDI QUINTA.

Anno mundi	Ante ær. v.	
3397	607	Hoc circiter tempore Habacuc prophetavit, cum jamjam immissurus esset Deus Chaldæos in Judæam.
3398	606	Judæam invasit Nabuchodonosor, et Joakim catenis vinxit, undeque initium captivitatis Babyloniæ, LXX annorum, in qua Daniel, tunc annorum circiter 8, cum cæteris captivis abductus est. Qui vixit usque ad Cyri tempora, hoc est, ad annum circiter 80.
3401	603	Joakim postquam tribus annis in fine Nabuchodonosoris permansit, rebellavit.
3405	599	A Chaldæis vero captus, abjectus est insepultus.
Id.	*Id.*	Ei successit filius ejus Jechonias, qui cum menses tres et dies decem regnasset, captivus abductus est cum matre et proceribus.
Id.	*Id.*	Anno 5 a deportatione prophetare incipit Ezechiel.
3409	595	In locum Jechoniæ substituitur Mathanias patruus ipsius, Josiæ filius, nomine suo in Sedeciam mutato.
3435	569	Mente alienatus Nabuchodonosor, per septem annos bestiarum more vivit.
3468	536	Sanitati et regno restitutus paulo post moritur, cum regnasset solus annos 43, cum patre menses circiter 20. Ei successit Evilmerodach, anno a deportatione Jechoniæ 37, cujus convivæ Jechonias et Daniel. Cum Evilmerodach paulo plus quam duobus annis regnasset, eum occidit Neriglissar, qui adversus Medos et Persas, subditos suos et socios sollicitat. Hac occasione Cyrus a patre Cambyse et avunculo Cyaxare, totius exercitus imperator constituitur. Hoc in prælio Babylonius occiditur. Laborosaorchadus patri Neriglissari succedens regnat menses novem. Quo interfecto, ei succedit Nabuchodonosoris ex filio nepos Nabonydas, qui et Danieli Baltassar, regnatque annos 17. Baltassar eadem nocte qua convivium celebrabat a militibus Cyri interficitur. Estque regnum Babylonicum ad victores Medos et Persas translatum. Tunc Darius Medus Chaldæorum imperium a victore Cyro accepit.
		Jubilæus decimus octavus habitus erat anno 3442, quem prætermittere debuimus, ne secaretur series Nabuchodonosoris.

ÆTAS SEXTA MUNDI, A LIBERTATE CONCESSA PER CYRUM AD CHRISTUM NATUM.

Anno mundi	Ante ær. v.	
3550	454	Cyrus, exinde Cambyse patre in Persia et Cyaxare patruo (sive Dario Medo) in Media, vita functis, solus Orientis monarchia potitus est annis septem; tuncque Judæis redeundi potestatem fecit. Septuagenarius vero vita functus est. Cambyses ejus filius regnat annos 7 et menses 5. Quod reliquum anni, Magus occupavit. Magi fraude detecta, a septem conjuratis ille conficitur; e quibus Darius Hystaspis unus, rex ab aliis salutatur, regnatque annis 36. Hunc reginæ Esther Assuerum esse putamus. Xerxes Darii filius regnat annis 12, qui omnem vim adversus Græcos concitavit, juxta vaticinium Danielis. Artaxerxes Longimanus ejus filius regnat annis 48. Anno regni ejus septimo, Esdras diploma obtinuit ad rempublicam Judaïcam reformandam, et cum magna Judæorum multitudine profectus est. Anno quidem 20, mense Nisan, restituendæ Jerusalem potestatem obtinet Nehemias; nam licet magna pars populi jam esset in patriam redux, parum processerat opus propter vexationes Samaritanorum. Intra hoc tempus, nempe ab anno 3468 ad annum 3550 extiterunt Aggæus propheta Judæorum negligentiam in extruendo templo carpens; Zacharias propheta populum ad resipiscentiam hortans. Habitique sunt jubilæi decimus nonus et vigesimus. Hinc est initium septuaginta septimanarum Danielis.
3562	442	Nehemias redit ad regem Persarum.
Id.	*Id.*	Malachias ultimus prophetarum videtur Nehemiæ æqualis.
3589	405	Jubilæus vigesimus primus.
3638	366	Jubilæus vigesimus secundus.
3674	330	Ab anno 3579 quo mortuus est Xerxes I, regnarunt Xerxes II ejus filius : Secundianus, Xerxe fratre interfecto : Ochus alter Artaxerxis filius, necato Secundiano; qui Ochus mutato nomine, Dariæus sive Darius Nothus est appellatus : Artaxerxes Mnemon : Ochus II, qui voluit Artaxerxes cognominari. Quo a Bagoa Ægyptio interfecto, regnavit Arsen filius ejus minimus : quo item a Bagoa sublato, Codomanus in regno est collocatus, qui Darii nomen assumpsit. Alexander Macedo, pugna ad Arbelam data, Darium delevit. Mox Babylonem contendit, totiusque Orientis potitur.
3681	323	Huic vero monarchiæ Alexander annis sex et mensibus decem præfuit, quo tantulo spatio, tot et tanta in Oriente ille gessit, ut pervolasse potiusquam peragrasse dicere possis : unde etiam pardo alato comparatur a Daniele. Post mortem Alexandri, orta de formando rerum statu discordia, provinciæ inter principes sunt distributæ. Qui cum mutuis inter se bellis diu exarsissent, alia aliis incrementorum materies fuere imperia : quorum quatuor præcipua a Daniele obscuris significationibus sunt adumbrata.
3682	322	Horum principes fuere Ptolemæus in Ægypto; Seleucus in Babylone et in Syria; Cassander in Macedonia et in Græcia; Antigonus in Asia. Ex quibus Ægypti et Syriæ reges maxime faciunt ad sacram historiam. Referemus itaque tantum quæ ad hanc spectant, et quidem summatim. Ptolemæus in Ægypto, Seleucus in Syria regnant.
3687	317	Jubilæus vigesimus tertius.
3719	285	Philadelpho regnum tradit Ptolemæus, tuncque accurante Demetrio Phaleræo, versio Græca sacrorum Voluminum a LXXII Interpretibus facta est, quam ideo nonnulli e Patribus sub Ptolemæo Sotere institutam aiunt, quia adhuc eo vivo; alii sub Philadelpho, quia eo jam regnum adepto.
3736	268	Jubilæus vigesimus quartus.
3758	246	Ptolemæus Evergetes patri succedit in Ægypto.
3783	221	Ptolemæus Philopator patri succedit.
3785	219	Jubilæus vigesimus quintus.
3800	204	Ptolemæus Epiphanes patri succedit.
3816	188	Galatæ sive Galli a Manlio in Olympo monte oppugnati; postea ad Ancyram devicti, ubi captivi catenas morsibus et ore tentaverunt, atque suffocandas invicem fauces præbuerunt. De hac victoria meminit 2 Mac. 8-20.
3824	180	Ptolemæus Philometor patri succedit.
3834	170	Jubilæus vigesimus sextus.
3836	168	Perseo a P. Æmilio victo, regnum Macedonicum cecidit.
3842	162	Onias, Oniæ III pontificis filius, videns summum sacerdotium Alcimo datum, in Ægyptum venit.
3843	161	Machabæus fœdus init cum Romanis, et paulo post fortiter dimicans interimitur. Jonathas ipsius loco dux eligitur. Joannes eorum frater dolo occiditur.
3850	154	Antiocheni a Demetrio deficiunt, subornantque infimæ sortis juvenem, cui nomen Alexandri inditur, genitusque ab Antiocho dicitur.
3852	152	Jonathas cum hoc Alexandro pacem renovat, qui eum summum sacerdotem constituit.
3854	150	Onias, cum de recuperando pontificatu ad Asmonæos transmisso nulla spes superesset, a Philometore obtinet, ut in Hieropolitana præfectura templum ad instar Hierosolymitani extrueret; illicque ipse pontifex constituitur.
3860	144	Tryphon, ex Arabia adducens Antiochum puerum filium Alexandri Balæ, regnum illi asseruit.
3861	143	Jonathas Ptolemaïde a Tryphone occiditur.
Id.	*Id.*	Simon postea dux eligitur. Antiochum Theon occidit Tryphon, imponitque sibi diadema. Demetrius priora pacta cum Simone confirmat, tributa remittit. Atque ita, jugo gentium ab Israële sublato, cœpit populus in syngraphis scribere.
3863	141	Demetrius contra Parthos movens, vivus in potestatem hostis venit.
3866	138	Tryphon Apamæam fugiens se recipit, qua capta interficitur.
3868	136	Simon pontifex insidiis Ptolemæi generi sui in convivio periit.
Id.	*Id.*	Joannes Hyrcanus exinde pontifex factus est.
		Atque hic finis historiæ Machabæorum.
		Reliquum vero tempus ab anno 3868 ad Christum natum habetur apud Josephum, Justinum, Pausaniam, Strabonem, Porphyrium, Eusebium, etc., etc., et sic abbreviari potest :
3871	133	Joannes Hyrcanus, tribus millibus talentorum e sepulcro David ablatis, primus Judæorum alere cœpit peregrina auxilia.
3873	131	Jesus filius Sirach in Ægyptum veniens, librum avi sui Jesu in Græcum transtulit.
3874	130	Antiochum Sidetem contra Phraatem secutus Joannes a devictis Hircanis cognomen accepit.
3875	129	Hyrcanus templum Cuthæorum diruit. Et subjugatos Idumæos circumcisionem accipere coëgit, indeque inter Judæos censeri cœpti sunt.
3883	121	Jubilæus vigesimus septimus.
3898	106	Hyrcanus moritur. Ei successit Judas Aristobulus, quinque filiorum maximus, qui primus post Babylonicam captivitatem regnum et diadema sumpsit.
Id.	*Id.*	Matrem illi æmulam, quam Hyrcanus rerum dominam reliquerat, conjecit in carcerem, et fame necavit.
3899	105	Aristobulo mortuo, Salome uxor ejus, quam Græci Alexandram nominant, Alexandrum Jannæum regem constituit.
3920	84	Alexander Jannæus Diam urbem cepit, Edessam expugnavit, Gaulonam et Seleuciam cepit. Demetrium principatu suo exuit, et tertio demum expeditionis anno completo, domum rediit. Ibi ex temulentia morbo contracto, triennio febre quartana laboravit.
3926	78	Alexander Jannæus moritur. Uxor ejus Alexandra, ex mariti monitis, captata Pharisæorum benevolentia regnum occupat; deinde Hyrcanum ejus majorem natum filium pontificem declaravit, minorem autem Aristobulum privatum vivere jussit.
3932	72	Jubilæus vigesimus octavus. Antipas sive Antipater Idumæus Herodem filium hoc anno suscepit.
3935	69	Alexandra regina moritur. Hincque Hyrcanum inter et Aristobulum bella ingentia.
3941	63	Pompeius Aristobulo iratus, Judæam armatus ingreditur, et Jerosolymam. Qui favebant Aristobulo, in templum se recipiunt, quod

CONTINUATUR ÆTAS MUNDI SEXTA.

Anno mundi	Ante ær. v.	
		Romani obsident et capiunt. Hyrcano pontificatum restituit Pompeïus, sed diadema vetuit, Judæosque tributarios fecit.
3955	49	Instantibus belli civilis motibus inter Cæsarem et Pompeïum, Cæsar Aristobulum in patriam dimisit; at ille veneno interiit.
3967	37	Deinde discordiæ, æmulationes et scelera inter contendentes usque ad annum 3964, quo Herodes rebus desperatis, Romam ad Antonium profectus, ejus opera, favente etiam Cæsare, REX EST APPELLATUS, atque intra septem dies ex Italia profectus est, ut regnum Antigono eriperet, adversus quem debellavit per tres annos, et tandem vicit. Antigonus Antiochiæ interemptus est.
		Herode igitur regnante, anno 3999, exiit edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur totus Romanus orbis. Dum prior vero ageretur hic census a Cyrino, vel Quirino ascendit Joseph a Galilæa in Bethlehem civitatem David, ut profiteretur, cum Maria desponsata sibi uxore prægnante.

ÆTAS SEPTIMA MUNDI, DURATURA USQUE AD FINEM TEMPORUM.

Anno mundi	Ante ær. v.	
4000	1	Cum ergo ascendissent Joseph et Maria in Bethlehem, impleti sunt dies ut illa pareret, et peperit filium suum CHRISTUM primogenitum; idque vigesima quinta Decembris die, ut constans fert traditio.
4001	2	Octavo die a nativitate circumcisus est puer, et vocatus Jesus. Magi paulo post veniunt ab Oriente adorare eum. Die post partum 40, Maria Hierosolymam ad templum venit, tum ut puerum Jesum sisteret Domino, tum ut hostiam offerret par turturum aut duos pullos columbarum. Exinde Joseph admonitus in somnis ab Angelo, accepit puerum et matrem ejus, et fugit in Ægyptum. Herodes vero, infantem perdere volens, occidit omnes pueros qui erant in Bethlehem et in finibus ejus, a bimatu et infra. Hinc, morbo correptus est Herodes, et obiit misere, cum regnasset annis 37.
		Defuncto Herode, Joseph in terram Israël revertitur monitus ab Angelo. Cum audisset autem Archelaüm regnare in Judæa, divinitus monitus secessit in partes Galilææ, et habitavit in urbe Nazareth. Et de Jesu ac de parentibus nulla est mentio per duodecim annos.
4011	12	In diebus ergo Paschatis, Jesus annum ætatis agens duodecimum, in templo, in medio doctorum sedens, et audiens illos atque interrogans est inventus.
4031	33	Anno imperii Tiberii Cæsaris 15, cœpit Joannes baptizare et pœnitentiam prædicare.
4033	34	Cum jam annum et aliquot menses prædicasset Joannes ut impleret cursum suum, cumque ab eo jam baptizaretur omnis populus, tum hoc anno, Christum a Nazareth ad eum venisse credimus; et ab eo baptizatum esse, idque die sexta Januarii, ut constans tenet traditio.
Id.	*Id.*	Hoc quoque anno, PRIMUM PASCHA ministerii sui Christus celebravit. A quo primus annus septuagesimæ et ultimæ hebdomadis Danielis incipit, in qua fœdus confirmatum est multis.
4034	35	SECUNDUM PASCHA ministerii Christi. A quo secundus annus septuagesimæ hebdomadis Danielis incipit.
4035	36	TERTIUM PASCHA ministerii Christi. A quo tertius annus septuagesimæ hebdomadis Danielis incipit.
4036	37	QUARTUM et ultimum Christi PASCHA, in quo ipse immolatus est ineunte anno quarto, sive medio postremæ septimanæ Danielis, idque feria sexta, die tertia Aprilis.

Jesu mortuo, corpus ejus aromatibus conditum est, positum in sepulcro quod inimici ejus custodiendum curarunt. At tertia die, quæ Dominica erat, Jesus de sepulcro vivus prodiit, et custodes quasi mortui manserunt. Ejus resurrectionem ægerrime crediderunt Apostoli; nec ante persuasi sunt, quam ipsum oculis vidissent, manibus palpassent, et cum eo comedissent. Apparuit eis sæpius per quadraginta dies, præcepitque ut irent, et Evangelium prædicarent cunctis gentibus, easque baptizarent in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Dedit etiam eis potestatem remittendi peccata, et promisit se cum eis futurum usque ad finem sæculorum. Tandem ad cœlum coram eis ascendit, ibique manet sedens ad dexteram Dei Patris omnipotentis, creatis omnibus excelsior. At non cessat sua pro nobis merita Deo offerre, Ecclesiæque suæ subvenire, donec e cœlo iterum descendat, ut veniat vivos et mortuos judicaturus.

ARGUMENTA IN LIBROS VETERIS ET NOVI TESTAMENTI

EX BIBLIIS TUM VATABLEIS, TUM VITREIS, ITEM ET EX BIBLIIS ROBERTI STEPHANI, SANTIS-PAGNIGNI, ETC., ETC.; PRÆSERTIM EX SANCTO HIERONYMO; ET JUXTA VETEREM CHRONOLOGIAM, QUÆ PARUM DIFFERT A NOSTRA.

GENESIS, HEBRAICE BERESITH.

Primum istum Moysis librum LXX interpretes Γένεσιν inscripserunt, id est, *generationem, procreationem et originem*, quod in eo ostendatur mundum a Deo conditum fuisse, neque illum esse creationis expertem, ut nonnulli philosophi existimarunt; aut quod generis humani, reliquorumque animantium, uno verbo, omnium quæ terra capit, ortus et generatio hoc libro comprehendatur. Hebræi vero BERESITH a prima totius libri dictione, suo more appellaverunt: BERESITH enim significat *in principio*. Hic autem liber continet mirabilem historiam 2369 annorum, et creationem mundi, Dei gubernationem pertexit ad obitum usque Josephi.

EXODUS, HEBRAICE VEELLE-SEMOTH.

Secundus liber Moysis Græce dicitur Ἔξοδος, id est, *exitus;* quod nomen habet ab insigni illo ac stupendo miraculo, quo filii Israël, relicta Ægypto, pristinam, diuque expectatam libertatem recuperarunt. Hebraïce vero VEELLE-SEMOTH nuncupatur, id est, *et hæc nomina*, a primis ipsiusmet libri dictionibus. Continet autem duram populis Iraëlitici servitutem apud Ægyptios, admirandam ejusdem liberationem, divinæ legis promulgationem, denique res per 145 annos gestas, a morte scilicet Josephi, usque ad erectum tabernaculum.

LEVITICUS, HEBRAICE VAICRA.

Tertius hic Moysis liber a Græcis dicitur Λευιτικός, id est, *Leviticus*, quod in eo fusissime ac prolixissime tractentur quæcumque pertinent ad officium, ad cæremonias Levitarum, ut sunt holocausta, et reliqua omnia sacrificiorum et oblationum genera, ignis perpetuus, discrimen animalium mundorum et immundorum, indictio festorum dierum, promulgatio anni jubilæi, et alia quamplurima notatu digna, quæ in populo Dei dicta factaque sunt intra unum mensem et dimidium. Ab Hebræis vero dicitur VAICRA, id est, *et vocavit*, a primo libri vocabulo; aliter etiam illum vocant TORAT HACCOHANIM, id est, *lex sacerdotum*.

LIBER NUMERORUM, HEBRAICE VAJEDABBER.

Hunc quartum Moysis librum Græci Ἀριθμούς, Latini *Numeros* inscripserunt, quod in ipsa fronte Moyses et Aaron ineant numerum populi tributim. Hebræi vero, ut superioribus libris, ita huic quoque nomen exposuerunt a prima voce VAJEDABBER, id est, *et locutus est*. Continet autem res gestas et leges promulgatas a secundo mense anni secundi post exitum ex Ægypto, usque ad initium mensis undecimi anni quadragesimi, id est, historiam annorum fere triginta novem.

LIBER DEUTERONOMII, HEBRAICE ELLE-HADDEBARIM.

Quintus Moysis liber a Græcis Δευτερονόμιον, a δεύτερος, *secundus*, et νόμος, *lex*, quasi dicas *secundam* vel *secundariam legem*. Non quod alia sit ab ea quæ in monte Sinaï data est, sed quod denuo repetita coram filiis eorum qui post primam promulgationem perierant in deserto. Hebræi suo more hunc librum inscripserunt a primis vocibus: ELLE-HADDEBARIM, id est, *hæc sunt verba*. Incipit autem a brevi narratione rerum præteritarum, moxque continet exhortationem ad legis obsequium, quam diligenter repetit et explicat, denique alterum Moysis Canticum, et ipsius mortem. Atque hic ultimus liber Moysis PENTATEUCHUM absolvit, qui a quinque voluminibus seu partibus nomen habet. Continet autem PENTATEUCHUS historiam annorum 2552 cum dimidio.

LIBER JOSUE, HEBRAICE JEHOSUA.

Hic liber primus est prophetarum priorum quos vocant Hebræi; qui ab illis inscribitur JEHOSUA, a LXX vero Ἰησοῦς Ναυή. Describit res memoria dignas a morte Moysis usque ad mortem ipsius Josuë, qui transit Jordanem, hostium regna subvertit, dividit terram victori populo, et per singulas urbes, viculos, montes, flumina, torrentes, atque confinia, regna describit. Josuë, ut communior fert sententia, per annos 17 rexit populum Israël, sicut et ab omnibus admittitur eum esse auctorem libri.

LIBER JUDICUM, HEBRAICE SOPHETIM.

Hic liber secundus prophetarum priorum appellatur *Judicum*. Sic enim summi magistratus Israëlitarum ante constitutos reges vocabantur. Refert statum reipublicæ a morte Josuë ad Samsonis mortem, et servitutes varias exhibet quibus Deus eorum peccata castigabat. Sub finem vero aliqua habentur exempla, quibus etiam ante tempora servitutum, quam corruptis moribus et ad idololatriam propensi fuerint, ostenditur. Aiunt Hebræi Samuëlem prophetam scripsisse hunc librum. Quanti autem sit temporis totius libri historia, valde dubium est. Probabilius sentire videntur, qui putant hoc libro spatium 317 annorum comprehendi.

LIBER RUTH.

Hanc historiam tempore judicum contigisse constat ex Scriptura, sub quo autem judice minime constat. Verum non incommode referri potest ad Samgaris tempora aut Debboræ. Eximiæ pietatis et divinæ providentiæ singulare exemplum exhibet istud parvum volumen. Ruth enim Moabitis socrum suam in patriam revertentem pie subsecuta, Boozo prædiviti secundis nuptiis jungitur, cui parit Obed Davidis avum, unde Christus genus suum secundum carnem ducit. Auctor libri est vel Ezechias, vel Esdras, et probabilius Samuël.

LIBER PRIMUS SAMUELIS,

QUEM NOS PRIMUM REGUM DICIMUS.

Quatuor libri qui sequuntur Βασιλείων a Græcis dicuntur, id est, *regnorum*, ut a quibusdam Latinis nuncupati sunt, quod de duodecim tribuum regno, primum integro, postea diviso tractent. Plerique tamen Latini Regum dicere maluerunt, quod præposita tantum Samuëlis historia, quæ et ipsa ad dignoscendam originem instituti regni erat necessaria, cætera ad regum facta pertinent. Hebræi vero duo tantum posteriores *Regum* appellant, priores *Samuëlis* nomine insigniunt. Cujus hæc esse potuit ratio, quod et historiam duorum regum a Samuële unctorum contineant, et quæ tam in hoc de Saüle, quam in altero de Davide referuntur, Samuëlis vera esse vaticinia comprobent. Horum ergo primus res gestas narrat sub judicibus Heli et Samuële, necnon sub rege Saüle, et per spatium annorum 101 extenditur. Tribuitur Esdræ ex scriptis Samuëlis, Nathan et Gad, quæ non extant.

LIBER SECUNDUS SAMUELIS,

QUEM NOS SECUNDUM REGUM DICIMUS.

Secundus liber Regum, res gestas a morte Saülis ad finem usque Davidis regni describit, annorum circiter 40 historiam exhibens. Auctor videtur Esdras.

LIBER REGUM TERTIUS,

SECUNDUM HEBRÆOS PRIMUS MELACHIM.

Incipit a Salomone, præmissa tantum narratione, qua ostenditur quomodo ad regnum ipse pervenerit. Regno deinde in duas partes scisso, quatuor regum Juda et octo regum Israël res gestas pertexit. Tota vero libri historia annos complectitur 126, e quibus priores 40 Salomonis fuerunt; cæteri reliquorum regum, tum Judæ, tum Israëlis. Auctor videtur esse Esdras.

Sub Achab horum ultimo, maxime floruit Elias propheta.

LIBER REGUM QUARTUS,

SECUNDUM HEBRÆOS MELACHIM SECUNDUS.

Hic liber continet res gestas sexdecim regum Juda, et duodecim regum Israëlis. De Elia interea mira quædam prosequitur. Multa insuper addit de Eliseo individuo ejus comite et successore. Estque historia 308 annorum.

LIBER PRIMUS PARALIPOMENON,

HEBRAICE DIBRE-HAJAMIM.

Libros Paralipomenon, hoc est, *prætermissorum*, quod ibi quædam in libris Regum omissa habeantur, Hebræi, Dibre-Hajamim, id est, *verba dierum*, vocant, quod ex regum diurnis excerpti sint. Unus est autem apud eos, sed a nostris divisus, quem ab Esdra scriptum constans fama semper obtinuit. Præcipuus auctoris scopus fuit, familias, maxime sacerdotales et Leviticas, a se invicem distinguere, earum facta genealogica recensione, ut post reditum e captivitate, unicuique familiæ idem ordo, eædem functiones, iidem agri restituerentur, qui ejus fuerant ante captivitatem. Quidam *Chronicorum* libros inscribere maluerunt. In horum priore, propagatio gentis Israëliticæ ab Adamo ad reditum usque a captivitate breviter recensetur. Deinde repetita a Davide historia, ejus regnum accuratius describitur, ad Salomonis usque unctionem.

LIBER SECUNDUS PARALIPOMENON.

In hoc secundo libro, Esdras historiam annorum 479 percurrit; ab anno scilicet mundi 2990, ad annum 3468, quo finitis septuaginta annis captivitatis, Cyrus redeundi potestatem facit.

LIBER PRIMUS ESDRÆ.

Paralipomenon libros excipit ille qui ab Esdra scriptore nomen est sortitus. Erat autem Esdras eruditissimus, et in lege versatissimus; cui hoc insuper debetur, quod totam Scripturam sacram, negligentia sacerdotum et injuria temporum multis locis depravatam, correxerit et restaurarit. Samaritanos characteres, quibus antea Judæi utebantur, Samaritanis relinquens, Chaldaïcos ille tum substituisse dicitur; sive quod populus his jam assuevisset tempore captivitatis, sive ut animos Judæorum a Samaritanis longius alienaret. Est autem series historiæ hoc libro comprehensæ annorum 82: ab anno scilicet 3468, quo Cyrus, Cambyse patre in Persia, et Cyaxare socero in Media, vita functis, Orientis monarchia potitus est; ad annum 3550, Atraxerxis illius, qui Longimanus dictus est, vigesimum.

LIBER NEHEMIÆ,

QUI ET ESDRÆ SECUNDUS DICITUR.

Hic liber a Nehemia nomen accepit (quod ex commentariis ab ipso compositis ferme verbo ad verbum exscriptus fuerit). Nehemiæ profectionem evenisse postquam ascendit Zorobabel anno 82, et postquam Esdras ascendit anno 13 constat ex annotatis ad marginem fere omnium Bibliorum. Vidit hic Esdram, eique superstes fuit, ex cujus consilio animum ad scribendum applicuisse dicitur, unde etiam Esdræ secundus liber dictus, qui olim a priori non discriminabatur, ut testis est sanctus Hieronymus. Continet autem instaurationem Jerosolymorum, correctionem reducis populi, et labentis Dei cultus renovationem. Historia est annorum circiter 31: ab anno scilicet Artaxerxis Longimani vigesimo, qui est mundi 3550, ad regnum jam inchoatum Darii Nothi, ejus filii, qui anno mundi 3581 auspicatus est.

LIBER TOBIÆ.

Continet hic liber, eximiæ pietatis, singularis patientiæ, et Dei in suos providentiæ, præclara documenta. Tobias enim pater semper in Deum fidelis, cum in captivitatem abduceretur, quo tempore, capta a Salmanasare Samaria, Israëliticum regnum eversum est, a piis operibus nunquam destitit. Hunc ab eodem Salmanasare primum clementer habitum, et annonæ curatorem constitutum Græci testantur codices, a Chaldæis, quos in versione nostra secutus est Hieronymus, non parum diversi. Post autem a Sennacheribo, cujus offensionem, suo in mortuos sepeliendos studio, memorat, bonis et exilio mulctatus est; sed ab Asarhaddone statim restitutus, opera Achioris filii fratris sui, quem ille rex omnibus suis rationibus præfecerat. At postea bonis iterum spoliatus est. Quin et cæcitate interim a Deo probatus. Tandem, filio, quem in Mediam ad pecuniam a Gabelo repetendam miserat, cum nuru ingentibusque divitiis, recepto; visu recuperato, Dei benedictionibus cumulatus, ingentem ex filio post se reliquit sobolem, cui moriens bene precatur, et ex prophetarum dictis de Ninive evertenda, bene consulit. Scriptus est liber partim a patre, partim a filio, partim a nepotum aliquo.

LIBER JUDITH.

De Judith tempore et historia varie disputant eruditi. Hanc alii ante captivitatem collocant; alii post reductum populum, imperantibus Persis. Antiquam hujus libri auctoritatem esse ex eo patet quod refert sanctus Hieronymus: *Hunc in sanctarum Scripturarum numero, Nicænam synodum computasse.*

LIBER ESTHER.

Assueri, ut et Artaxerxis nomen, pluribus principibus commune fuisse, nemo nescit. Quis autem sit ille de quo agitur in libro Esther, alii aliter sentiunt. Auctor hujus libri probabiliter est Mardochæus; videtur tamen ipsa quoque Esther quædam inseruisse.

LIBER JOB.

Historiam hanc veram fuisse docent non solum personarum, gentium, et regionum nomina propria, sed et Tobiæ, Ezechielis, atque Jacobi Apostoli testimonia. Hanc historiam a Salomone conscriptam quidam existimarunt, quod in ea reperiantur eadem doctrina, sententiæ similes, voces eædem, quæ leguntur sparsim in libris Salomonis; alii contendunt fuisse Moysem scriptorem; alii volunt Isaïam, alii denique ipsummet Job. Quisquis autem is est, personis quas inducit nihil tribuit quod non conveniat Jobi patriæ, moribus, tempori, quod fuisse putamus illud ipsum, quo Hebræi commorabantur in deserto, tum quia Job cognovisse videtur transitum Hebræorum per medios fluctus maris Rubri; tum quia verisimile est Job eumdem esse cum Jobab, qui quartus est ab Esaü, sicut Moyses quartus est a Jacob.

LIBER PSALMORUM.

Liber iste ab Hebræis vocatur Sepher Tehilim, id est, *liber laudum*, non quod nullæ in eo sint querelæ, precationes, imprecationes, etc., sed quod a potiori parte, plerique Psalmi in canendis Dei laudibus versentur. Hunc librum in quinque partes dividunt Hebræi et nonnulli interpretes, quarum unaquæque terminatur hac clausula, *fiat, fiat.* Psalmi, Davidis vulgo dicuntur, non quod omnium sit auctor, sed quod multos veterum collegerit, plurimos addiderit ipse egregius psaltes Israël, aut ab hominibus idoneis addi curaverit; quin et aliquos quoque qui posterioris ætatis sint, ab ipso Esdra aliisque prophetis additos generaliter admittitur. In hac autem collectione Psalmorum non est ullus ordo quærendus, sive rerum, sive temporum. Constat Psalmos esse centum et quinquaginta, sed de numerandi ratione non convenit Hebræos inter et Latinos; illi enim Psalmos 10 et 113 in duos secant, nec ad summam redeunt, nisi juncto 114 cum 115, et 146 cum 147.

LIBER PROVERBIORUM.

Hic liber, Græce Παροιμίαι, ab Hebræis Mischle, a Latinis Proverbia, ab Hieronymo *Parabolæ* dicitur. Constat ex 1 Reg. 4-32 Salomonem tria Parabolarum millia edidisse, sed an nongentæ quindecim quæ hoc libro continentur, pars earum sint e naufragio superstes, et a quo collecta, incertum est. Apparet tantum ex capite 25-1 septem ultima capita fuisse jussu regis Esdræ translata seu collecta; unde non mirum si in iis quædam e præcedentibus repetantur. Illud interim extra dubitationem esse debet Salomonem harumce sententiarum non consarcinatorem tantum fuisse, sed germanum auctorem; id enim pertinere videtur ad divinam hujus libri auctoritatem, de qua fidem faciunt varia quæ exinde in reliquis Scripturis laudantur testimonia.

ECCLESIASTES.

Nomen hujus libri Coheleth ab Hebræis dicitur, quod vertere LXX Interpretes Ἐκκλησιαστήν; a Latinis vero appellatur *Ecclesiastes*, hoc est, *concionator*, vel *congregans:* toto enim in libro de mundi ac rerum mundanarum vanitate concionatur. Porro cum auctor dicat se fuisse regem Israël in Jerusalem, et ea passim de se enarret quæ in Salomonem solum cadere possunt, qualia sunt, sapientiæ investigatio, ædium, hortorum, piscinarum extructiones, voluptatis cujuslibet degustatæ illecebræ, Parabolarum compositio, dubium non est quin Salomoni liber iste tribuendus sit, et quidem Salomoni jam seni. Hunc librum apud Judæos et apud Christianos semper fuisse in sanctum Canonem receptum omnes admittunt.

CANTICUM CANTICORUM.

Carmen hoc vocatur ab Hebræis Sir Hasirim, id est, *Canticum Canticorum*, quasi diceres nobilissimum carmen seu excellentissimum Canticorum; quia totum est mysticum, plenissimum incomprehensibilis amoris Christi erga sponsam suam, ac vicissim sponsæ erga Christum sponsum. Notandum vero cum sancto Hieronymo hoc Canticum apud Hebræos non ante annum ætatis trigesimum legi solitum; et is solus, omni occasione carnis præcisa, remotisque atque depulsis illecebris voluptatum, mente tranquillus, corpore casto, et animo, temperantiæque viribus vallatus sit, is, inquit auctor quidam, solus Cantico Canticorum intrepide adire potest. Constans est interpretum sive Judæorum, sive Christianorum sententia, Salomonis esse hunc librum.

LIBER SAPIENTIÆ.

Liber hic, *Sapientiæ liber* dicitur, quod de Sapientia tam increata quam creata sublimius diviniusque tractet. Apud Græcos inscribitur SAPIENTIA SALOMONIS; quod si non ipsiusmet libri scriptor sit Salomon, ut voluerunt Irenæus, Tertullianus, Ambrosius et alii, sententiarum saltem ac sensuum sit auctor, quod ipsa libri verba testantur, cap. 9-7 : *Tu elegisti me regem populo tuo, et dixisti me ædificare templum in monte sancto tuo.* Quis autem illas sententias Græce expresserit, incertum est. Quidam id Philoni seniori tribuunt, quem Josephus, lib. 1 contra Appionem, Demetrio Phaleræo jungit, alii autem unum ex LXX Interpretibus fuisse æstimant, unde hic liber Siracidæ, utpote antiquior, ordine præponitur.

Dividitur autem in tres partes : prima, ad caput septimum usque, hortatur ad zelum et amorem sapientiæ; secunda, hinc usque ad caput decimum, explicat originem sapientiæ; tertia, quæ superest, effectus et fructus sapientiæ proponit. Denique totus liber utilis ad ædificationem plebis, habitus est etiam apud eos qui Canonicæ Scripturæ auctoritatem illi denegarunt.

ECCLESIASTICUS JESU FILII SIRACH.

Liber hic ECCLESIASTICUS, id est, *concionator*, a Latinis inscribitur, ad imitationem simul et distinctionem libri Salomonis, qui *Ecclesiastes* dicitur : complectitur enim similia morum axiomata. Antiqui etiam Πανάρετον vocant, quasi sit *omnis virtutis* liber, et de omni virtute præcepta tradat. Scriptus est autem sermone Hebræo a seniore Jesu filio Sirach; sed in Græcum versus ab alio Jesu nepote vel abnepote. Exemplar Hebraïcum se reperisse testatur sanctus Hieronymus, verum ab illius tempore excidit, servata tantum versione Græca junioris Jesu, cujus est etiam Prologus præcedens librum.

ISAIAS.

Prophetæ in Majores quatuor, et Minores duodecim vulgo distribuuntur. Majores dicuntur quorum majora sunt opera; minores, quorum minora. Hebræi tres tantum majores nominant; nam Danielem prophetis non ascribunt, non magis quam Davidem; non quod non multa eximia prædixerint, sed quia vitæ genus propheticum non sectabantur, cum alter rex esset, alter vero satrapa. Apud Græcos præcedunt Minores; Latini Majoribus priorem dant locum. Græcos id spectasse probabile est, quod inter Minores aliqui sint valde antiqui. Est enim hic ordo temporis inter prophetas ac prophetarum opera, quantum ex eorum scriptis ac certis quibusdam conjecturis assequi possumus : *Ozeas, Joël, Amos, Isaïas, Jonas, Abdias, Michæas, Nahum, Jeremias, Sophonias, Habacuc, Daniel, Ezechiel, Aggæus, Zacharias, Malachias.* In editis vero nostris Bibliis, alius est ordo quem videre est. Primus est Isaïas, secundus Jeremias, cui adjungitur Baruch, scriba ipsius, deinde Ezechiel, etc., etc.

Isaïas, cujus nomen Hebraïcum, *Jesaïahu, salus Domini* interpretatum est, *propheta sanctus, magnus et fidelis* ab Ecclesiastico dicitur, qui id quoque addit de eo : *Spiritu magno vidit ultima, et consolatus est lugentes in Sion; usque in sempiternum ostendit futura et abscondita antequam evenirent*, Eccli. 48-27; ut etiam si non temporis, meriti quidem ratione aliis omnibus jure præponatur, quippe a Synagoga et ab Ecclesia maximi semper habitus. Vir nimirum per omnia magnus; primo splendore generis; nam Amosi, fratris Amasiæ regis Juda, fuit filius : secundo, vitæ sanctitate, ut ejus scripta testantur : tertio, eloquentia, « quippe vir » nobilis et urbanæ eloquentiæ... Unde accidit ut præ cæteris florem sermonis ejus » translatio non potuerit conservare, inquit Hieronymus; » quarto constantia in adversis et gloriosa morte; quem serra lignea ab impio rege Manasse dissectum, cum ejus monita ferre non posset, communis fert Hebræorum traditio. Quam traditionem si sequamur, integro fere sæculo eum munere prophetandi functum esse constabit. Tandem « etiam hoc adjiciendum, ait Hieronymus, quod non tam » propheta dicendus sit quam Evangelista. Ita enim universa Christi Ecclesiæque » mysteria ad liquidum prosecutus est, ut non putes eum de futuro vaticinari, » sed de præteritis historiam texere. »

JEREMIAS.

Hebraïce IRMIAHU, id est, *excelsus Domini*, nomine huic viro Dei apprime convenienti, qui ex utero matris propheta consecratus, sacerdos etiam et doctor extitit. Adhuc puer, hoc est anno ætatis circiter 15, ut putat sanctus Hieronymus, propheticum munus, quod eadem qua Moyses verecundia detrectaverat, a Deo jussus obire cœpit. Versatur autem ejus prophetia in acerbissimis reprehensionibus suorum temporum, in increpationibus et lamentis; deinde vero in consolationibus Ecclesiæ graviter afflictæ, quam promissionibus amplissimis de regno Christi, gentibus in Ecclesiam inducendis, ac multiplici gratia Novi Testamenti reficit et erigit. Scripsit stylo, qui *quantum in verbis simplex videtur et facilis, tantum in majestate sensuum profundus est*, ait sanctus Hieronymus. Scriba ejus Baruch, qui, cum prophetias diversis temporibus editas colligeret, ordinem temporum neglexit, ut legenti patebit. Apud Græcos interpretes, sæpe alius est ordo capitum, quam in Hebræo vel in Latino. Caput LII non videtur R. P. Calmet, Jeremiæ esse, sed duorum ultimorum 4 Reg. libri capitum summarium, ab Esdra fortasse additum, ut clarissimus putat Huetius.

Jeremias munus suum constanter obiit per annos 45, a decimo tertio scilicet regis Josiæ, ad quintum excisæ Jerusalem et templi. Vir plane magnus et fortis, qui nec minis nec carceribus deterreri potuit, quin veritatem regi et populo libere et constanter aperiret; qui catenis et miseriis obrutus, expressa Christi patientis effigies et figura extitit; qui post incensam urbem a Chaldæis bene habitus, cum pauperioribus ad patriam eversam redire maluit. Contra Tertullianus, Hieronymus et alii plerique, in Ægypto, quo abductus fuerat a reliquiis populi, mortuum censent, et quidem lapidibus obrutum. Virginem tota vita permansisse docent Ignatius et Hieronymus, quod colligitur ex cap. 16-2 : *Non accipies uxorem.* Post mortem, Judæ Machabæo apparuit, *gloria mirabilis, et magni decoris habitudine*, ut est 2 Mac. 15-13. De quo ibidem sanctus pontifex Onias ait : *Hic est fratrum amator et populi Israël, hic est qui multum orat pro populo et universa sancta civitate*, JEREMIAS *propheta Dei.*

THRENI,

SIVE LAMENTATIONES JEREMIÆ PROPHETÆ.

Hic liber lugubres Jeremiæ querimonias continet, de miserabili statu Judæorum, et de vastitate Jerosolymæ, sive eam intelligamus quam passa est ab interitu Josiæ, ut volunt Hebræi, Chaldæus et quidam alii; sive eam quam ab captivitate Jechoniæ, ut Eusebius; sive potius illam accipiamus quam intulit Nabuchodonosor sub Sedecia rege, cum urbs eversa est, et templum incensum, ut censent Origenes ac Theodoretus, et quoque in fronte libri hujus ascripserunt Græci Interpretes; sive etiam ad illam direptionem respiciamus, quam fecit Titus Vespasianus, quæ ex mente Hieronymi, veluti complementum hujus prophetiæ est. Quidquid sit, certum est Josiæ mortem, qui a Nechaone rege Ægypti interiit anno mundi 3394, omnium istorum malorum fuisse exordium, et Jeremiam, valde actum ad tractandos affectus, *ejus mortem deflevisse, omnesque cantores et cantatrices* singulis annis *lamentationes ejus super Josiam replicasse*, ut est 2 Paral. 35-25, sive de his, sive de aliis lamentis id accipiendum sit. Ergo *argumentum* libri est excidium Jerusalem et deportatio per Nabuchodonosor facta. Auctor Jeremias : *stylus* poëticus : *ordo* alphabeticus, fortasse ut facilius disceretur, et memoria teneretur.

PROPHETIA BARUCH.

Baruch Hebraïce *benedictum* significat, qualis certe fuit vir ille qui e nobili Judæorum prosapia oriundus, scribæ officium Jeremiæ præstare non abnuit, ejusque assecla et omnium laborum ac periculorum particeps fuit. Huic enim ad mortem usque constanter adhæsit; etiam cum ille per Johanan in Ægyptum abductus est.

Hunc autem librum Baruch in Babylonia scripsisse nominatim dicitur hic vers. 1. Quo vero tempore in Babyloniam ierit, minime dicitur. Opinantur alii post mortem demum Jeremiæ id factum, quod ibid. vers. 2 incendium Jerosolymorum memoretur quasi jam peractum. Alii vero ante eversum templum, quod quædam hic narrentur de sacrificiis vasisque redimendis ac reponendis, quæ de eo adhuc stante intelligenda videantur. Itaque Baruchum in ea legatione fuisse putant illi, quæ anno quarto Sedeciæ ascribitur ab Jeremia 51-59, cujus princeps erat Saraïas Baruchi frater. His enim Jeremias sua de excidio Babylonico vaticinia tradiderat perlegenda captivis, ac postea in Euphratem projicienda. Anno vero sequenti, cum reditum maturarent, Baruchum volunt iidem hoc scriptum concinnasse, et cum rege aliisque, qui in Babylone erant, communicasse; tum ut ipsorum dolorem consolaretur; tum ut ex eorum sententia atque consilio, collectaque pecunia, populi, qui adhuc Jerosolymis supererat, calamitatibus subveniret. Baruchum Hebraïca lingua, in qua, teste Josepho, egregie fuerat eruditus, aut saltem Chaldaïca scripsisse suadent cum tempus et locus, tum ipsa phrasis, quæ passim ad Hebræam accedit. Verum exemplar Hebraïcum jam olim intercidit. Ad finem libri sui adjecit Baruch Epistolam Jeremiæ ad deportandos, qua illi adversus idola et idololatriam confirmantur.

PROPHETIA EZECHIELIS.

Ezechiel, cujus nomen *fortitudo Dei* explicatur, e nobili sacerdotum stirpe ortus est. Inter eos fuit qui primi omnium evecti fuere cum Jechonia rege Juda. Prophetare cœpit in Chaldæa anno quinto deportationis ejusdem, ad annum usque 27, id est, per 22 annos, quorum priores 11, cum 11 posterioribus Jeremiæ concurrunt. Et certe idem est utriusque prophetiæ argumentum, etsi tectius illud paulum per ænigmata videlicet et figuras, Ezechiel persequatur, quod ideo fecisse videtur, ne Babyloniis Judaïci populi res innotescerent. Quæ ergo Jeremias de excidio templi et urbis proponit necnon de captivitate Babylonica, eadem Ezechiel repetit, maxime ut refellat ficta vaticinia pseudoprophetarum, Jeremiam falsitatis arguentium, pacemque et prospera omnia prædicantium. Et sicut Jeremias aliis vicinis nationibus per Chaldæos excidium intentat; ita facit Ezechiel. Denique ut Jeremias, sic ipse Ezechiel prædicit reditum et liberationem Judæorum e captivitate, Messiæ regnum, vocationem gentium, victoriam et instaurationem Ecclesiæ, et interitum hostium illius. Stylus ipsius, observante Hieronymo, nec sublimis est, qualis Isaïæ, nec demissus, sed inter utrumque medius, ac plerumque difficilis et obscurus, quippe symbolis ac ænigmatibus crebris involutus; unde apud Judæos ante trigesimum ætatis annum hujus prophetiæ initium et finem legere nemini licebat.

DANIELIS PROPHETIA.

Daniel, ex semine regio natus, a Nabuchodonosor adhuc adolescens ac pene puer Babylonem translatus creditur, anno regni Joachimi quarto; qui annus, conjecto in vincula rege, ac nonnisi duris demum conditionibus soluto, SEPTUAGINTA ANNORUM CAPTIVITATIS initium attulit. Daniel, Babylone in litteris et lingua Chaldæorum per triennium eruditus, omnibus Magis decuplo superior inventus est. Primo hujus triennii anno Susannam ab infanda accusatione vindicasse videtur; unde illi tanta inter Magos illos et ariolos fama, imo et pietatis ac sapientiæ apud regem et suos commendatio. Cur autem prophetis eum non accenseant Hebræi, id evenit quod vitam egerit non propheticam, sed satrapicam. Attamen Christus ipse eum prophetam appellat. Creditur Daniel obiisse in Perside, ubi etiam post solutam captivitatem remansit, sive senio gravis, sive ut gratia qua in aula pollebat, Judæis in patriam, sive reditum aspernatis, sine reversis patrocinaretur. Totum Danielis librum tripartito considerare possumus. Primis enim sex capitibus eventa narrat ab initio regni Nabuchodonosoris, ad eversum per Medos et Persas Babylonicum imperium. Cantica trium puerorum in fornace illæsorum, necnon duo ultima capita fragmenta sunt historica, quæ in Hebræo non habentur; sunt tamen pia et ab Ecclesia recepta. At a capite septimo ad duodecimum, visa sibi divinitus oblata Daniel exponit; quæ quia variis temporibus contigere, ea cogitur tempore repetere, quæ jam in historiæ serie erat prætervectus. Stylus Danielis Chaldaïcus est a cap. 2-4 usque ad cap. 8, ubi nimirum formalia recitantur verba loquentium Chaldæorum; cætera, Hebræus; isque variis de causis obscurus. Hinc frustra sudant cum Porphyrio, qui quæ propheta se non intellexisse dixit, putant intelligere, librumque signatum, et usque ad tempus consummationis involutum, præsumptione mentis per singula volunt edissere, inquit sanctus Hieronymus.

PROPHETIA OSEE.

Osee *salvatorem* sonat; ab eadem radice Hebraïca, a qua deducuntur nomen Josuë, qui et ipse antea Osee vocabatur, et nomen Isaïæ. Osee fuit prophetarum primus, ut sentit sanctus Hieronymus. Regnante Jeroboam secundo, sub quo regnum Israël maxime floruit, ruinam ejus prædixit, quam ut videret, ministerium suum ad Ezechiæ tempora productum effecit; cujus anno sexto, regnum illud finem sortitum est, ut integrum circiter sæculum munus suum continuaverit. Fere totus est in persequendis Hebræorum vitiis et impendentibus calamitatibus, ac præsertim captivitate, subjuncta tamen liberationis consolatione. « Non culpandus est, ait sanctus Hieronymus, propheta, si meretricem » converterit ad pudicitiam, sed laudandus potius, quod ex mala bonam fecerit; » præsertim cum non ob causam luxuriæ, non libidinis, non propria fecerit volun- » tate; sed Dei paruerit imperio, ut quod in isto carnaliter legimus, in Deo factum » spiritualiter probaremus. »

PROPHETIA JOEL.

Hujus prophetiæ liber spectat regnum Judæ, ac nullum tempus prænotatum habet. Censet tamen sanctus Hieronymus Joëlem Oseæ fuisse æqualem. Eum Judæi sub Manasse collocant, post deportatas decem tribus; nonnulli, sed leviore fundamento, sub Josaphat. Quidquid sit, stylo poëtico ac plena energiæ brevitate describit impendentem Judææ desolationem, a locustis præsertim ac siccitate pro fecturam, indeque plurium annorum famem.

PROPHETIA AMOS.

Amos, armentarius, uti se ipse appellat, Thecuë duodecim ab Jerusalem millibus, fuit oriundus. Ad propheticum munus obeundum missum se testatur biennio ante terræ motum, de quo etiam Zachar. 14-5, et Joseph. Antiq. 9-11, ubi et prodigium istud accidisse numerat ad puniendam Osiæ incensum adolere aggressi audaciam; cui astipulantur Judæi ac tribus in locis Hieronymus. Cæterum et si nullis liberalibus artibus institutus Amos, quod et comparationes, etc., satis arguunt, attamen non sine affectuum ac verborum adminiculo, tum vicinorum populorum, tum Israëlis ac Judæ vitia insectatur; quorum in pœnam captivitatem prænuntiat, ac reditum pollicetur.

PROPHETIA ABDIÆ.

Quo tempore scripserit Abdias, parum constat. Hebræorum quidam hunc esse illum regiæ domus dispensatorem existimant, qui centum prophetas pavit. Sanctus Hieronymus coævum Oseæ, Joëli et Amoso facit. Dicunt quidam post eversam Jerusalem scripsisse, et quidem inter captivos Israëliticos fuisse. Omnium prophetarum numero verborum brevissimus est, at gratia mysteriorum cuivis æqualis.

PROPHETIA JONÆ.

Jonam Oseæ, Joëli et Amoso coævum, aut etiam prævium fuisse apparet ex. lib. 4 Reg. 14-25, ubi mentio fit alterius ejus, sub Jeroboamo II, prophetiæ: proinde ista forte, de Ninive antiquioris; rex enim Nnives, de quo hic agitur, videtur fuisse Phul, quem Sardanapali patrem esse credunt. Jonas Ninivem missus circa annum 3196, erat de Geth-Epher, oppido tribus Zabulon, in Galilæa gentium. Quod obiter notandum adversus Pharisæorum illud Joan. 7-52: *Scrutare Scripturas, et vide quia a Galilæa propheta non surgit.* Solus ex omnibus prophetis ad gentes missus, in quo typus Christi fuit, ut etiam in eo quod tertia die ex ventre ceti vivus emersit.

PROPHETIA MICHÆÆ.

Michæas præcedentibus prophetis ætate suppar fuit, ac nominatim Isaïæ, cui ut spiritu, ita et stylo, simillimus est. Munus suum obiit sub Joatham, qui anno mundi 3246 regnum est auspicatus, et sub Achaz et Ezechia. Invehitur Michæas in idololatriam et alia inde enata scelera, tam duarum quarum tribulis fuit, quam decem tribuum: unde utrisque excidium et captivitatem, his per Assyrios, illis per Chaldæos prænuntiat. Tandem tamen lætum reditum e Babylonia per Cyrum promittit, et lætiorem ex servitute peccati, mortis et diaboli per Christum, quem in Bethlehem nasciturum prædicit.

PROPHETIA NAHUM.

Nahum idem est quod Noë, id est, *consolator*. Censent Hebræi eum Manassis scripsisse temporibus. Sub Joatham Nahum vixisse, et eum Assyriorum ac Ninives subversionem prædixisse, quæ post 115 annos completa est, affirmat Josephus, cum ex illo temporis spatio colligendum potius fuisset eum prophetavisse sub Achaz Joatham filio qui regnum auspicatus est anno mundi 3262, ante Christum 742. Verum ob descriptum excidium urbis Ægypti No-Ammon, deportationem decem tribuum, Sennacheribi interitum, etc., etc., Isaïæ coævus existimandus est.

PROPHETIA HABACUC.

Habacuc longe post Nahum prophetavit, si is ille est, ut sentit Hieronymus, cui suffragatur Epiphanius, qui ab Angelo raptus, laboranti Danieli in lacu leonum subvenit. Hanc enim historiam sub Evilmerodach Nabuchodonosoris Magni filio evenisse putamus, qui anno demum 3442, ante æram Christi vulgarem 562, in regnum successit. Unde eum putat Hieronymus in Babylonia prophetasse. At Hebræi et alii multi id volunt factum ante captivitatem duarum tribuum, cum jam proximum esset ut Chaldæos mitteret Deus in Jerusalem; unde ait: *Ecce ego suscitabo*, et de Nabuchodonosore loquens, *ipse de regibus triumphabit;* ex quibus concludendum videtur eum circa Joachimi tempora propheticum munus obiisse, qui Joachim a Nabuchodonosore captus, insepultus abjectus est. Quapropter Jeremiæ æqualem fuisse Habacuc necesse est, eumdemque jam seniorem officium præstitisse Danieli. Remansisse videtur ex Dan. 14-32, in Judæa post abductos Babylonem, aut profugos in Ægyptum contribules suos, et ibi agrum coluisse. Porro conqueritur primum propheta de sceleratissima Judæorum vita. Deinde eversionem Jerosolymorum per Chaldæos eventuram prophetat, ac Chaldæorum ipsorum excidium. Judæorum liberationem per Cyrum subnectit, et totius humani generis per Christum. Ac tandem librum suum concludit insigni *oratione pro* IGNORANTIIS, id est, peccatis populi, et suis, quæ egregia clausula terminatur.

PROPHETIA SOPHONIÆ.

Sophonias, e tribu Simeon oriundus, scripsisse se ait tempore Josiæ. Convixit itaque Jeremiæ, cui persimilis est etiam stylo, ut ejus abbreviator haberi possit. Judæos hortatur ut relicta idololatria aliisque criminibus resipiscant. Mox quasi lata contra Judæos primum, dein contra alios populos atque etiam Ninivem sententia, promissiones evangelicas subjicit, de vocatione gentium, Ecclesiæ instauratione, remissione peccatorum, sanctificatione et gloria æterna, per Christum.

PROPHETIA AGGÆI.

Aggæi maxime hortatu instauratum est templum. Apparet eum non tantum vitæ innocentia, sed etiam spiritu magno fuisse, qui adversus potentissimi Persarum monarchæ edictum, et Samaritanorum aliorumque populorum vexationes, institerit operi. Castigatis autem frivolis excusationibus Judæorum de fabrica templi diutius differenda, principi Zorobabeli fabricam resumenti promittit Messiam ex ejus stirpe nasciturum, ostenditque, utcumque structura hæc non sit cum altera priore comparanda, gloria tamen majori polituram, præsentia, doctrina et miraculis Christi, de cujus regno prophetiam subnectit.

PROPHETIA ZACHARIÆ.

Zacharias, Aggæi æqualis, una cum ipso urget templi Jerosolymitani instaurationem, simulque monet Judæos ne idola et vitia majorum imitentur, quorum viderunt acerbam punitionem per excidium et captivitatem. Typis maxime et ænigmatibus abundat, quibus prædicit, non secus ac Daniel, varia Judæis eventura usque ad Christum; maxime quatuor monarchiarum successiones, quæ desinent in regnum Christi, cujus vitam et passionem pene instar Evangelistæ recenset.

PROPHETIA MALACHIÆ.

Malachiæ nomen in Hebræo sonat *Angelum*, quod moribus et officio præstitit hic propheta, ultimus prophetarum. Nehemiæ fuisse æqualem, Aggæo et Zachariæ supparem aut potius posteriorem ex eo colligunt, quod non hortetur populum ad ædificationem templi, ut illi fecere; sed extructo jam templo, eas reprehendat corruptelas, quas tempore secundæ suæ præfecturæ apud Judæos se deprehendisse Nehemias passim in suo libro affirmat; conjugia nimirum cum alienigenis inita, decimarum detentionem, et divini cultus depravationem. Et quia deinceps per 420 annos, solita prophetarum successio non erat expectanda; extremis verbis populum hortatur Malachias, ut legi Moysis constanter adhæreat usque dum exhiberetur summus propheta CHRISTUS, cujus præcursor Joannes Baptista venturus esset in spiritu et virtute Eliæ, ut converteret corda patrum in filios, et rebelles ad prudentiam justorum. Voluit nempe Deus ista fame verbi, ut Scripturæ loquuntur, appetentiores Messiæ facere Judæos, qui prophetas omnes, ut natura et officio, doctrina et miraculis esset superaturus.

MACHABÆORUM LIBER PRIMUS ET SECUNDUS.

Libri Machabæorum quatuor circumferuntur; sed duo tantum priores auctoritatis canonicæ sunt habiti, qui soli jam in sacris Bibliis extant. Vocantur Machabæorum, quod Machabæorum seu Asmonæorum gesta contineant. Exponunt hi duo libri statum Ecclesiæ Dei ab Antiochi Epiphanis initiis ad mortem usque summi pontificis Simonis; et quanquam in eodem prope argumento auctor libri secundi versetur, non videtur tamen priorem exscripsisse. Quin eos libros a diversis scriptoribus exaratos vel inde patet, quod prior historiam longius continuet, et posterior altius paulo repetat: ac easdem sæpe res aliter narrent. Stylus etiam longe diversus, siquidem prior ad phrasim Hebræam propius accedit; et fortasse ea, qualis post captivitatem viguit, lingua scriptus est. Imo non eadem in utroque annorum ratio. Quam discrepantiam ut intelligas, vide specimen Scaligeri omnibus in Bibliis attextum.

EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM.

Veteri Testamento Novum successit, id est, umbræ lux, imagini corpus, figuræ veritas. Cum illa advenisset toties prophetis notata temporis plenitudo, quo caput serpentis a semine mulieris erat conterendum, misit Deus in terram unigenitum Filium suum, factum ex muliere beata Virgine Maria, de qua natus anno correct. Jul. 41, imperantis Augusti a cæde Cæsaris 40, periodi Julianæ 4709, mundi 4000, et juxta alios 4054, ante æram vulgarem 4, Deus et homo Jesus Christus, cum in illo veri Salomonis adventu mundus alta compositus pace quiesceret. Baptizatus a Joanne Baptista, anno ætatis 34 ineunte, munus suum auspicatus est; eoque per tres annos ac menses aliquot functus, benefaciens, mortuos suscitans, omnem sanans languorem, hominesque evangelicæ vitæ præceptis erudiens, tandem anno imperii Tiberii 19, cum ipse 37 ætatis attigisset, sub Pontio Pilato præside, pro nostra ac totius mundi salute, quarto ministerii sui Paschate, immolatus est, ac die tertia a mortuis resurrexit, et post 40 dies in cœlum ascendit, ubi Patris dexteræ æternum assidet. Illius facta dictaque, cum ipse nihil de se scripsisset, divino consilio, ad Ecclesiæ solatium et institutionem, quatuor Discipuli litteris mandavere, quorum Matthæus et Joannes, rem ut viderunt narrarunt; alii duo, Marcus et Lucas, ut ex oculatis testibus acceperant. « Quod di- » vina Providentia, *inquit Augustinus*, per Spiritum sanctum procuratum est; ne » putaretur quod attinet ad percipiendum et prædicandum Evangelium, interesse » aliquid, utrum illi annuntient qui eumdem Dominum hic in carne apparentem » secuti sunt, an hi qui ex illis fideliter comperta crediderunt. »

Matthæus primus omnium scripsit Evangelium, testibus Hieronymo, Irenæo, Athanasio et aliis, idque Hierosolymis, ac sermone Hebræo vel Syriaco potius, quo tunc utebantur Judæi, *ob horum nempe vel maxime causam scripsit, qui in Jesum crediderant ex Judæis,* inquit Hieronymus, *et nequaquam legis umbra succedente Evangelii veritatem servabant.* Quod fecisse putatur rogatu Discipulo-

rum et jussu aliorum Apostolorum. Exemplar illius Hebraïcis conscriptum litteris secum apud Indos detulit sanctus Bartholomæus Apostolus, ut docet Hieronymus, quod ibi ad Commodi tempora servatum esse notat Eusebius. In Græciam detulerat quoque sanctus Barnabas, cum cujus corpore repertum esse sub Zenone imperatore refert auctor ejus Vitæ. Illud quoque pro concionibus exposuisse Hierosolymitanis sanctum Jacobum fratrem Domini scripsit Athanasius. Nunc tamen illud Evangelium ea qua scriptum est lingua non extat. Scripsit Matthæus circa annum 6 a passione Christi.

EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM.

Post Petri et Pauli discessum ex urbe Roma, Marcus discipulus et interpres Petri et ipse quæ a Petro annuntiata erant, per scripta nobis tradidit, inquit Irenæus. Scriptum igitur fuit hoc Evangelium anno æræ vulgaris 63. Recepta antiquitus opinio est Marcum Romæ, et quidem a Romanis rogatum, scripsisse, non tamen Romana seu Latina lingua, quamvis id affirmet Syriacæ versionis auctor, silentibus aut etiam inficientibus veteribus; sed omnino Græca, Judæis ipsa cæterisque in urbe Christianis, tum temporis familiari. Augustino Marcus videtur Matthæi pedissequus et breviator, et quidem usum esse Marcum Matthæi Evangelio apertum fieri collatione asserit Grotius. Verumtamen ordinem a Matthæo servatum non ubique sequitur. Deinde in ejusdem rei narratione Matthæo haud raro prolixior est, circumstantias passim plures inserens, easque magni ad elucidandam historiam momenti. Denique haud pauca habet, quorum nulla apud Matthæum occurrunt vestigia, qualia sunt de dæmoniaco, de cæco, de paupercula, etc., etc. Cæterum observat sanctus Chrysostomus Marcum imitatum esse succinctam Petri brevitatem, uti Lucam Pauli copiam.

EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM.

Lucas Antiochia Syriæ oriundus, Hebræi tunc temporis sermonis non fuit ignarus, et Græcis litteris fuit eruditus. Fidem faciunt ejus scripta, Evangelium, et Acta Apostolica; ambo enim frequentibus Syriacismis seu Hebraïsmis respersa sunt, et non imperitum produnt Hellenistam. Inscribuntur Theophilo, qui in Evangelio, *optimi* appellatione designatur, et cum appellatio hæc in Actis Felici et Festo tribuatur, magistratibus Romanis, videtur Theophilus vir fuisse in dignitate constitutus, quem in recepta nuper doctrina Christiana roborandum ac confirmandum utroque hoc scripto suscipit Lucas. Lucam Evangelium in Achaïæ et Beotiæ partibus Græce eum scripsisse tradit Hieronymus, et sane circa annum æræ nostræ 56 vel 57, a passione vero 23 aut 24. Hanc scriptionem eo consilio suscepit ut pseudoapostolorum temeritatem confutaret, qui ut Pauli prædicationi abessent, aliter quam ipse enuntiabat, conati erant narrationem rerum a Christo completarum ordinare.

EVANGELIUM SECUNDUM JOANNEM.

Joannes Apostolus, dilectus Christo Discipulus, e Bethsaïda oriundus, filius fuit Zebedæi et Salomes, frater Jacobi Apostoli quem Herodes post Passionem Christi decollavit. « Totas ille, *ait Hieronymus*, Asiæ fundavit et rexit Ecclesias : » secundam autem post Neronem persecutionem movente Domitiano, in Pathmo » insula relegatus, scripsit Apocalypsim. Evangelium vero nonnisi demum Ephe» sum reversus novissimus omnium scripsit, coactus ab omnibus pene tunc Asiæ » episcopis, et multarum Ecclesiarum legationibus, indicto prius in omnium jeju» nio. » Unde pulchre Epiphanius : « Spiritus sanctus Joannem invitum licet ac » religione quadam et reverentia defugientem, ad scribendum impulit, affecta » jam ætate, utpote qui nonagesimum annum excederet postquam ab insula » Pathmo reversus est. » Scripsit Græce, et quidem Nervæ anno primo, ut notat Eusebius, hoc est, æræ nostræ 96, a Passione 63. Quod ipse fecit, tum ut Cerinthi, Ebionis, aliorumque nascentes adversus Christi divinitatem, religionis Christianæ basim ac fundamentum, hæreses confutaret; tum ut quæ ab aliis Evangelistis prætermissa fuerant, suppleret; scilicet omnia in hoc Evangelista fere nova sunt et reliquis intacta. Etiam in ipsa Passionis narratione, quam cum cæteris communem habet, haud pauca occurrunt singularia. Maxime illud, ubi se ipsum introducit, reliqui enim Discipuli fugerant, tanquam oculatum testem crucifixionis. Id quod egregie facit ad confirmandam hujus historiæ, præcipuæ quoque partis evangelicæ, veritatem : *Qui vidit*, inquit cap. 19-35, *testimonium perhibuit; et verum est testimonium ejus; et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis.* Tandem senio confectus, anno 68 post passionem Domini mortuus est, ac juxta Ephesum urbem sepultus.

ACTUS APOSTOLORUM.

Hunc librum Syri Historiam Apostolorum vocant; Tertullianus, Commentarium Lucæ; sanctus Chrysostomus, Librum dogmatum de Spiritu sancto; OEcumenius, Evangelium Spiritus sancti, quod in ea narrentur quæ, Spiritus instinctu, Apostoli maxime memoranda gessere. Hic porro miranda cernitur illa Ecclesiæ Christi infantia, ejusque in omnes gentes propagatio per Apostolos, et præcipue per Apostolorum principes, Petrum et Paulum, cujus comes individuus et adjutor Lucas, cum in Evangelio audita narrasset, hic visa memorat, eaque quorum ipse non testis modo, sed et minister aliquando fuit. Cæterum relegenda, quæ pauca in ejus Evangelium prænotata sunt. Continet autem Actuum liber historiam annorum fere 30, a morte scilicet Christi, et anno æræ nostræ 33, ad biennium illud, quod in libera custodia Romæ consumpsit Paulus, quod nos ad annum æræ vulgaris 63 extendendum putamus.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD ROMANOS.

In digerendis sancti Pauli Epistolis, dignitatis potius eorum ad quos scriptæ sunt, quam temporum habita ratio est. Hinc prima locata est ad Romanos, ob regnatricis Urbis et principalis Ecclesiæ amplitudinem. Nam quatuordecim Epistolarum sancti Pauli assignari potest ordo sequens : ad Thessalonicenses prima; ad eosdem secunda; ad Galatas; ad Corinthios prima; ad eosdem secunda; ad Romanos; ad Philippenses; ad Philemonem; ad Colossenses; ad Ephesios; ad Hebræos; ad Timotheum prima; ad Titum; ad Timotheum secunda, paulo antequam ipse Apostolus subiret martyrium. Epistolæ ad Romanos argumentum breviter perstrinxit Augustinus, cum dixit : *Quæstionem in ea versari operum legis et gratiæ.* Orta siquidem contentio fuerat inter fideles, tum Judæos, tum gentiles, qui Romæ degebant, de justificatione, cum utrique suis meritis Evangelii gratiam arrogarent. Hinc controversiæ disceptator Paulus interveniens, « Ea, inquit » idem doctor, moderatione utitur, ut nec Judæos superbire permittat, tan» quam de meritis operum legis; nec gentes merito fidei adversus Judæos in» flari, quod ipsi receperint Christum quem illi crucifixerunt. » Ostendit itaque omnes priusquam vocarentur ad Christi fidem, fuisse peccatis subditos, et a vera justitia alienos; atque adeo gratuitum Dei donum esse justificationem, eamque non ex lege aut ex meritis operum, sed ex fide Christi proficisci. Circa finem vero moralis subditur instructio, atque in actione gratiarum ac salutationibus finem tenet Epistola. Scriptam eam Corintho fuisse pluribus probat Origenes; quod missa fuerit per Phœben diaconissam Ecclesiæ quæ erat Cenchris portu Corinthiorum; quod Caïum qui Corinthi morabatur, hospitem suum vocet; quod in salutationibus, eorum meminit qui cum ipso iter Jerosolymitanum ingressi sunt, quique dicuntur Corintho cum Paulo esse profecti. Data est anno æræ vulgaris 57, post Christi passionem 24; quo tempore cum collectis in Macedonia et Achaïa eleemosynis, profectus erat Apostolus Hierosolymam. Ponitur tamen hæc omnium Epistolarum prima, tum quod « gratiam fidei maxime commendat et inculcat, » quæ caput est et initium Christianismi; » tum ob præstantiam, ut jam diximus, Romanæ urbis et Ecclesiæ, « cui potissimum beatus Apostolus de gratia » Christi multa et multipliciter est locutus, inquit Augustinus, ut inde se præ» dicatio ejus velut a capite orbis toto orbe diffunderet. »

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD CORINTHIOS PRIMA.

Paulus per amicos edoctus ortas inter Christianos Corinthios ex nimio erga magistros studio contentiones, necnon de connubiis, de mulierum moribus in Ecclesiis, de natura et usu spiritualium charismatum, ac denique de resurrectione mortuorum, de qua dubitabant nonnulli propter adventus Domini tarditatem; quin et per se ipsum conscius omnimodarum impudicitiarum quæ committebantur in ea urbe; imo admissum a quodam ex Corinthiis gravissimum scelus, patris uxore sibi incestis nuptiis copulata; alios denique nimis elatos; nonnullos contra vere religiosos et pios; multus est in insectanda impudicitia, et in cæteris orationem ita moderatur, ut modo solatia, modo castigationes adhibeat, laudesque reprehensionibus admisceat, ut hæc aut illa sibi quisque ex conscientiæ monitu accommodaret. Constat Ephesi, non vero Philippis, scriptam esse hanc Epistolam, missamque per Stephanum, Fortunatum et Achaïcum, quos Corinthii ad visendum Apostolum miserant, idque circa annum vulgaris æræ 57, a morte Christi 24.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD CORINTHIOS SECUNDA.

Cum Timotheus a Paulo missus Corinthum ad eum rediisset, et quam bene ejus labor apud plerosque successerat, renuntiasset; alteram hanc ad eos scripsit Epistolam Paulus, in qua tum bonis de sincero erga se studio gratulatur, tum pseudoapostolorum sibi invidentium obtrectationibus respondet. Scripta est apud Macedonas, et quidem in urbe ipsorum primaria, Philippis. Missa est vero per Titum ac Lucam eodem anno quo superior, hoc est, circa annum æræ nostræ 57, a Christi morte 24.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD GALATAS.

Cum Apostolus Paulus, peragratis superioribus Asiæ partibus, Galatia et Phrygia, venisset Ephesum, ubi per biennium docuit in schola cujusdam tyranni, rescivit Galatas statim ab ejus discessu a falsis fratribus deceptos esse, qui hominem ex operibus legis justificandum docerent, eosque sic ad circumcisionem et cæteras legis cæremonias traducerent; non illi quidem ut Christum penitus abjiciendum, sed ut legem cum Christo conjungendam esse contenderent. Et quia pseudomagistris illis notum erat dogmatum vel acerrimum adversarium esse Paulum Apostolum, ideo ejus auctoritatem elevare, eumque longe infra cæteros deprimere omnibus modis tendebant; imo ipsum quasi a reliquorum Apostolorum doctrina dissentientem non obscure insimulabant. Ergo ut illorum audaciam Paulus coërceat, sui dignitatem apostolatus in primis tuetur, et doctrinæ suæ cum reliquis Apostolis concordiam ex habita cum ipsis collatione comprobat. Moxque adductis rationibus et e Scriptura veteri testimoniis, Galatas ab errore circa legis observationem quasi ad justificationem necessariam, non sine acri objurgatione revocat. Interim varios affectus inspergens Epistolæ ægris illorum animis varie medetur. Scripta est Epistola Epheso, ut ex peregrinatione Pauli intelligitur, idque circa annum æræ nostræ 56, a morte Christi 23.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD EPHESIOS.

Romæ scripta est ex vinculis, quorum ter meminit. Per Tychicum diaconum transmissa, cujus in fine mentio est, circa annum æræ vulgaris 62, a Christi morte 29. Dividitur Epistola in duas partes : priore, quæ dogmatica est usque ad caput 4, disputat Apostolus de arcano divinæ prædestinationis et electionis gentilium, nominatimque Ephesiorum ad veram fidem, justitiam et salutem, præ tot myriadibus aliorum hominum; posteriore, quæ moralis est, mores cujusque ætatis et conditionis instruit.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI

AD PHILIPPENSES.

Hanc Epistolam eodem anno, æræ vulgaris 62, et ex eodem carcere ex quo præcedentem ad Ephesios, scripsit Apostolus; quo tempore vincula in prætorio inclaruerunt, nonnullis ex ipsius Cæsaris quoque palatio ad fidem Christi conversis. Fuerunt autem Philippi prima urbs quam Paulus ingressus est, cum Macedoniam cœlesti monitione excitus peteret, ubi et ob Pythonissam curatam virgis cæsus et incarceratus fuit : quare Philippenses obstricti tot nominibus sancto Paulo, tener-

rime illi afficiebantur, et mox ut audierunt vinctum Romæ detineri, miserunt eo cum muneribus Epaphroditum episcopum suum solatio et auxilio futurum Apostolo. Sed is in morbum ibidem lapsus parum abfuit a morte. Cumque tandem convaluisset, ad suos cum his litteris remissus est, quibus monentur ut in fide Christi constanter persistent, nec adversis frangantur, nec fidem habeant judaïzantibus, quos canes et inimicos crucis Christi appellat. Miscet interim pia hinc inde monita, præsertim de imitanda Christi humilitate; postremo ipsorum munificentiæ gratias agit.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD COLOSSENSES.

Eodem cum duabus præcedentibus anno, a morte Christi 29, æræ nostræ 62, et ex eodem carcere conscripta, ac per Tychicum et Onesimum Colossas transmissa, urbem Phrygiæ, ab Hierapoli et Laodicæa, quarum in hac Epistola meminit, haud procul dissitam. Instituti autem erant Colossenses per Epaphram Apostoli discipulum, sed post acceptum Evangelium, a quibusdam, quorum studium erat sinceritatem apostolicæ doctrinæ corrumpere (Simonianos fuisse credere par est) persuasi sunt accessum se habere ad Deum, non per Filium, sed per Angelos. Accedebant observationes ac superstitiones Judaïcæ, ab Evangelio prorsus dissentaneæ. Primum igitur docet Apostolus nonnisi per Christum Dei Filium, per quem omnia condita sunt, nos instaurari ac reconciliari Deo; Judaïcas autem et philosophicas observationes penitus aspernandas. Atque id agit cap. 1 et 2. Reliqua pars Epistolæ fere in tradendis Christianæ vitæ præceptis versatur. Est autem hæc Epistola valde huic similis, quam ad Ephesios dedit, et instar illius, grandiloqua et sublimis.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD THESSALONICENSES PRIMA.

Thessalonica metropolis est Macedoniæ, prius Halis dicta, deinde a Philippo Amyntæ filio Thessalonica appellata, ob devictos Thessalos. Nunc Salonica dicitur. In hac urbe multos Christo adjunxerat Paulus, cum Philippis Thessalonicam venisset; sed cum rursus eam repetere ex Athenis semel iterumque cogitasset, destinata non potuit exequi, *a Satana*, inquit, *præpeditus*. Ideoque Timotheum eo misit, unaque Silam, qui Thessalonicenses in fide confirmarent. Illis Corinthum, ubi annum unum et sex menses egit Paulus, Thessalonica reversis, Apostolus de Thessalonicensium rebus edoctus, eos hac Epistola collaudat, quod, Judæis licet insano studio contra nitentibus, in accepta fide constanter permansissent; et Deo gratias agit. Interim sui commendationem admiscens in memoriam revocat, quo pacto, ne eos gravaret, etiam a sumptu accipiendo pepercisset. Mox subjungit præcepta vitæ Christianæ. Patet ergo ex dictis non Athenis, neque Roma, ut quibusdam placuit, sed Corintho missam esse Epistolam hanc quam jure Chrysostomus et Theodoretus primam omnium Paulinarum censent. Quod nemo inficiabit, qui peregrinationem Pauli attente considerarit, præcipueque quæ habentur Act. 17 et 18 cum hujus Epistolæ cap. 3 compararit. Missa est autem circa annum æræ nostræ 52, post Christi mortem 19.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD THESSALONICENSES SECUNDA.

Scripta est hæc Epistola ex eodem loco et eodem anno, æræ nostræ 52, quo prior. Occasio scribendi hæc fuit: ex verbis nonnullis superioris Epistolæ inferebant falsi doctores instare judicii diem. Hosce itaque redarguit Apostolus, docetque non prius Christum venturum, quam apparuerit Antichristus, Christi adventu destruendus. Denique hortatus omnes ad patientiam, constantiam, et traditionum a se acceptarum observantiam, signum illis dat quo geminas suas litteras a spuriis dignoscant.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD TIMOTHEUM PRIMA.

Duæ Pauli ad Timotheum Epistolæ, et una ad Titum, argumento similes sunt. Constant enim variis admonitionibus, de ordine et disciplina in Ecclesiis servanda, et de episcopalis officii partibus. Primam hanc digressus Epheso Paulus, cum Philippos ex promisso venisset, inde ad Timotheum, quem Ephesi reliquerat episcopum, scripsit, anno, ut nobis videtur, æræ vulgaris 66, post Christi mortem 33.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD TIMOTHEUM SECUNDA.

Argumentum hujus Epistolæ idem est quod superioris, nisi quod hic Apostolus Timotheum admonet de vitandis falsis doctoribus, et, sive horumce, sive posteriorum temporum hæreticis. Scriptam porro Romæ, et quidem in secundis vinculis, paulo ante martyrium, apparet ex cap. 4-6, atque ita anno æræ nostræ 66, a Christi morte 33. Est igitur hæc omnium quas conscripsit sanctus Paulus, Epistolarum ultima, Timotheo, testamenti cujusdam vice relicta, inquit Chrysostomus.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD TITUM.

Versatur in simili argumento quo præcedentes duæ ad Timotheum, estque Philippis eodem tempore scripta. Primum itaque de presbyteris sive episcopis ordinandis Titum admonet; mox adversus judaïzantes insurgit, quos jubet acriter increpari; deinde ad morum præcepta vertit orationem. Et inter hæc semel atque iterum præclaram admiscet mentionem gratiæ qua, nullo nostro merito, per Christum salvemur. Denique a vanis quæstionibus avocat, et hæreticos fugiendos admonet.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD PHILEMONEM.

Scripta est in gratia Onesimi, qui herum suum Philemonem Colossensem, Pauli discipulum, suppilaverat, et quidem Romæ e primis vinculis, quorum quinquies meminit, anno vero a Christi morte 29, æræ vulgaris 62.

EPISTOLA BEATI PAULI APOSTOLI
AD HEBRÆOS.

Scripta videtur eodem fere tempore quo Epistolæ ad Philemonem et ad Ephesios, anno scilicet æræ nostræ 62, a morte Christi 29. Sub finem illius biennii quo Paulus Romæ primum vinctus est, cum causa apud Neronem feliciter peracta, Timotheus jam esset solutus. Fuere qui negarent Epistolam hanc esse Pauli, quod ea neque Pauli, neque genium ejus referat, et quia nomen suum pro more initio non apposuit Apostolus. Ecclesia vero eam semper habuit inter scripta canonica et sancti Pauli genuinam. In hac Epistola duo potissimum agit Apostolus; partim docet quæ Christi dignitas, et quod officium, quæque sacerdotii ejus et sacrificii supra Leviticum excellentia; partim vero consolatur Hebræos, et ad perseverantiam fidei in Christum hortatur.

EPISTOLA CATHOLICA BEATI JACOBI APOSTOLI.

Jacobi esse hanc Epistolam frons ipsa loquitur: sed cujus Jacobi, an ejus qui filius Zebedæi, frater Joannis fuit; an illius qui Alphæi filius, et frater Judæ, dubitavere quidam. At Hieronymus Jacobum fratrem Joannis auctorem esse hujus Epistolæ diserte negat in cap. 1 Epist. ad Galat. Ergo hujus Epistolæ auctor est alter hic Jacobus Jerosolymitanæ Ecclesiæ episcopus; qui inter columnas a Paulo nominatur, et cujus injustæ cædi eversionem Hierosolymorum ascribit Josephus. Est autem hæc Epistola argumento multiplex, multis variisque præceptis referta. Duo tamen agit præcipue: primum, ut Christianos ad modestiam erudiat, a vana confidentia revocet, et ad petendam a Deo sapientiam hortetur; alterum, ut doceat fidem sine operibus nihil ad salutem prodesse. Scriptam esse tribus annis ante martyrium Apostoli, et ideo anno 59 putant quidam; quidam vero anno 58 vel 60.

EPISTOLA BEATI PETRI APOSTOLI PRIMA.

Prima Petri Epistola, digna Apostolorum principe, verbis parca est, sententiis gravis, plena auctoritatis et majestatis apostolicæ; Roma missam ipsemet testatur, quam Babylonis nomine typice designavit, sicut fit in Apocalypsi, idque propter confusionem idololatriæ, quæ tunc in ea vigebat; quippe quæ urbs omnium gentium serviebat erroribus, ut ait sanctus Leo. Verum quo anno missa sit incertum est. Versatur, uti superior Jacobi, in tradendis vitæ Christianis præceptis, fidelibus in Asia Minore dispersis.

EPISTOLA BEATI PETRI APOSTOLI SECUNDA.

Scripta est ad eosdem ad quos prior Epistola, quod liquet ex illis verbis: *Hanc et vobis secundam scribo Epistolam*, 3-1. Idque anno Petri ultimo, cum *certus* jam *esset de veloci depositione tabernaculi*, sive corporis *sui*, 1-14, atque adeo æræ nostræ 66, a morte Christi 33, Neronis 13. In hac Epistola Petrus fideles hortatur ut fidem, etiam se mortuo, firmiter retineant; errorumque magistros longissime fugiant, quorum mores et studia depingit.

EPISTOLA BEATI JOANNIS APOSTOLI PRIMA.

Quo tempore et quo loco data sit hæc Epistola, ignoratur. Illud certum semper antiquis fuit, eam esse Joannis Apostoli et Evangelistæ, quod et stylus et character proprius satis indicat; et tam crebra *charitatis* et *veritatis* inculcatio. Ad Parthos missam veterum est traditio, quorum in ditione plurimi erant Judæi, ex antiqua captivitate et dispersione. Versatur autem potissimum in instruenda Christi Domini vera œconomia, et præcipuis fidei nostræ documentis tradendis.

EPISTOLA BEATI JOANNIS APOSTOLI SECUNDA.

Ejusdem Joannis Apostoli duas sequentes Epistolas, vel ex eo patet quod earum dogmata, sententiæ, verba non tam similia quam sæpe eadem sint. Gratulatur hic Joannes Electæ mulieri nobili ac filiis ejus, quod rectam de Jesu Christo fidem teneant: hortatur ut hæreseon disseminatores summo studio devitent.

EPISTOLA BEATI JOANNIS APOSTOLI TERTIA.

Gaïum in hac Epistola collaudat Apostolus, quod in veritate ambulet, et charitatem in fratres et in hospites exhibuerit. Dehortatur ab imitando Diotrephe, hortatur ad imitandum Demetrium.

EPISTOLA CATHOLICA BEATI JUDÆ APOSTOLI.

Judas, qui et Thaddæus, cognomento Zelotes, frater fuit Jacobi Minoris, et quandoque frater Domini appellatus, quod filius fuit Mariæ, quæ soror erat Virginis Deiparæ. Hujus Epistola adeo convenit cum iis quæ beatus Petrus in secunda sua Epistola scribit, ut ea Judas non legisse solum, verum etiam partim contrahendo, partim explicando, partim describendo, in suam transtulisse videatur. Apostolorum tanquam prædecessorum suorum, qui vita jam excessissent, meminit vers. 17. Videtur ergo scripsisse post mortem aliorum Apostolorum, si tamen Joannem excipias. Simoniacis et Nicolaïtis jam canceris in morem latius serpentibus, et *Dei gratiam in luxuriam transferentibus*, proinde post annum Christi 66, ac fortasse post Jerosolymorum eversionem. De hujus Epistolæ auctoritate quamvis a quibusdam olim dubitatum sit, non est quod nos moretur. Causam enim dubitationis hanc affert Hieronymus, « quia de libro Enoch, qui apocryphus est, in » ea assumitur testimonium. » Tamen auctoritatem vetustate jam et usu meruit, et inter sanctas Scripturas computatur.

APOCALYPSIS BEATI JOANNIS APOSTOLI.

Libri hujus præstantiam paucis complexus est sanctus Hieronymus ad Paulinum, cum dixit: « Apocalypsis tot habet sacramenta quot verba. Parum dixi, et pro me» rito voluminis laus omnis inferior est. In verbis singulis multiplices latent in» telligentiæ. » Unde Dionysius Alexandrinæ urbis episcopus, apud Eusebium, lib. 7 Histor., cap. 25: « In libro Apocalypsis arcanam planeque admirabilem singularum » rerum intelligentiam latere existimo. Nam et sicubi ipse non intelligo, suspicor » tamen altiorem quemdam sensum verbis subesse, eaque non meo ipsius judicio » metior; sed plus fidei tribuens, sublimiora censeo quam ut a me percipiantur; » eo admiror magis quo minus capio. »

SERIES PRINCIPUM REGUMQUE IDUMÆORUM.

RECENSENTUR DUCES IN IDUMÆA REGNANTES, PRIMUM EX SEIR HORRÆO.

1° Seir, pater Lothan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, et Thamma sororis Lothan.
2° Lothan, pater Hori et Heman.
3° Sobal, pater Alvan, Manahath, Ebal, Sepho et Onam.
4° Sebeon, pater Aja et Ana.
5° Ana, pater Dison et Oolibamæ. Iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine, cum pasceret asinos Sebeon patris sui.
6° Dison, pater Hamdan, Eseban, Jethram et Charan.
7° Eser, pater Balaan, Zavan, Jacan.
8° Disan, pater Hus et Aran.
9° Thamna, filia Seïr, soror Lothan.

RECENSENTUR DUCES IN IDUMÆA REGNANTES, SECUNDO EX ESAU FILIO ISAAC.

1° Esau, pater Eliphaz, Rahuël, Jehus, Ihelon et Core.
2° Eliphaz, pater Theman, Omar, Sephi, Gathan, Cenez et Amalec ex Thamna.
3° Rahuel, pater Nahath, Zara, Samma, et Meza
4° Jehus, primus filius Oolibamæ et Esaü.
5° Ihelon, filius secundus Oolibamæ et Esaü.
6° Core, filius tertius Oolibamæ et Esaü.

Nota. In Genesi Jehus, Ihelon et Core nullos habent filios.

Idumæi primo amplexi sunt aristocratiam, in qua duces ex optimatum sententia rempublicam gubernabant; deinde monarchiam et reges habuerunt. Porro tam duces quam reges, electione, non hæreditate, veniebant ad principatum; quare non semper defunctorum filii, sed alii plerique habenas imperii capessunt.

RECENSENTUR REGES QUI REGNAVERUNT IN TERRA EDOM (IDUMÆA) ANTEQUAM HABERENT REGEM SAULEM FILII ISRAEL; FUERUNT HI :

1° Bela, filius Beor, nomenque urbis ejus Denaba.
2° Mortuus est Bela, et regnavit pro eo Jobab filius Zaræ de Bosra. Jobab iste est Job speculum patientiæ.
3° Cumque mortuus esset Jobab, regnavit pro eo Husam de terra Themanorum.
4° Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Adad filius Badad; civitas ejus Avith.
5° Cumque mortuus esset Adad, regnavit pro eo Semla de Masreca.
6° Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Saul I de fluvio Rohoboth.
7° Cumque et hic obiisset, successit in regnum Balanan, filius Achobor.
8° Isto quoque mortuo, regnavit pro eo Adad; nomenque civitatis ejus Phaü.

Mortuo Adad seu Adar, Edom non habuit reges, sed duces, quorum nomina ignota sunt. Sed per loca sibi assignata appellati sunt.
Hæc ergo nomina ducum Esaü in cognationibus, et locis, et vocabulis suis.

1° Dux Thamna.
2° Dux Alva.
3° Dux Jetheth.
4° Dux Oolibama.
5° Dux Ela.
6° Dux Phinon.
7° Dux Cenez.
8° Dux Theman.
9° Dux Mabsar.
10° Dux Magdiel.
11° Dux Hiram.

TABULA JUDICUM ISRAEL, ANNOS EXHIBENS UNIUSCUJUSQUE JUDICIS.

Ab orbe condito.	Ante ær. vulgarem.		
2544	1510	Moyses, filius Amram et Jochabed, judicavit per annos.	40
2584	1470	Josue, filius Nun aut Nave	17
2600	1454	Othoniel, filius Cenez.	40
2640	1414	Aod, filius Gera.	80
2720	1334	Debbora et Barac.	40
2760	1294	Gedeon, filius Joas.	40
2800	1254	Abimelech, filius Gedeonis.	3
2803	1251	Thola, filius Phua.	23
2826	1228	Jair, Galaadites.	22
2848	1206	Jephthe, filius Galaad.	6
2854	1200	Abesan, Bethlehemites.	7

Ab orbe condito.	Ante ær. vulgarem.		
2861	1193	Ajalon, Zabulonites, judicavit per annos.	10
2871	1183	Abdon, filius Illel, Pharathonites.	8
2879	1175	Samson, filius Manuë.	20
2899	1155	Heli, e familia Ithamar.	40
2939	1115	Samuel, filius Elcanæ ex Anna uxore.	22

Sequitur tabula regum :

Ab orbe condito.	Ante ær. vulgarem.		
2962	1092	Saul cum Samuële 22, solus 18. In summa. . . .	40
2979	1075	David (cum Isboseth septem annis et sex mensibus).	42
3021	1033	Salomon.	38

Tum discedunt decem tribus a domo David, et fiunt duo regna :

REGNUM JUDA, METROPOLIS JERUSALEM; ET REGNUM ISRAEL, METROPOLIS SAMARIA.

Ab orbe condito.	Ante ær. vulgarem.	REGNANT IN JUDA :	
3059	995	Roboam.	17
3077	987	Abiam.	3
3079	973	Asa.	41
3120	934	Josaphat.	25
3146	908	Joram.	6
3150	904	Ochozias.	1
3151	903	Athalia.	6
3157	897	Joas.	40
3196	858	Amasias.	29
3225	829	Ozias.	52
3277	777	Joatham.	16
3293	761	Achaz.	16
3308	746	Ezechias.	29
3338	716	Manasses.	55
3393	661	Amon.	2
3395	659	Josias.	31
3425	629	Joachaz, tribus mensibus.	»
3426	628	Joakim.	18
3427	627	Jechonias, cum patre.	10
3435	619	Sedecias.	11

Ab orbe condito.	Ante ær. vulgarem.	REGNANT IN ISRAEL :	
3060	994	Jeroboam.	21
3081	973	Nadab.	1
3082	972	Baasa.	23
3105	949	Ela.	1
3106	948	Zambri, mensibus 7.	»
Id.	*Id.*	Amri.	11
3117	937	Achab.	22
3138	916	Ochozias.	1
3139	915	Joram.	12
3150	904	Ochozias.	1
3151	903	Jehu.	28
3179	875	Joachaz.	16
3195	859	Joas.	16
3211	843	Jeroboam.	41
3251	803	Interregnum 11 ann.	»
3263	791	Zacharias, sex mensibus.	»
Id.	*Id.*	Sellum, uno mense	»
Id.	*Id.*	Manahem.	10
3275	779	Phaceias.	2
3277	777	Phacee.	20
3296	758	Oseas, ultimus.	18

TABULA PONTIFICUM APUD JUDÆOS,

AB AARON PRIMO AD CAIPHAM DESUMPTA TUM EX SCRIPTURA SACRA, TUM EX JOSEPHO, EUSEBIO, SULPITIO SEVERO, GUILLELMO TYRIO, TUM EX OPERE CUI NOMEN, *GESTA DEI PER FRANCOS*, TUM DENIQUE EX TORNIEL, SOLIAN, BARONIO, ET ALIIS MULTIS SCRIPTORIBUS.

			Ab orbe condito.	Ante ær. vulgar.
1	AARON.		2545	1509
2	ELEAZAR I.		2583	1471
3	PHINEES.		2600	1454
4	ABISUE.		2618	1436
5	BOCCI.		*Id.*	*Id.*
6	OZI.		*Id.*	*Id.*
7	SARAIAS I.		*Id.*	*Id.*
8	MERAIOTH.		*Id.*	*Id.*
9	AMARIAS I.		*Id.*	*Id.*
10	HELI, judex et pontifex.		2899	1155
11	ACHITOB I.		2939	1115
12	ACHIAS.		2955	1095
13	ACHIMELEC.		2967	1087
14	ABIATHAR.		2971	1083
15	SADOC.		3021	1033
16	ACHIMAAS.		3060	994
17	AZARIAS I.		3077	977
18	JOHANAN I.		3121	933
19	ISUS.	AZARIAS.	3145	909
20	AXIORAMUS	AMARIAS.	3151	903
21	PHIDEAS.			
22	JOIADAS I.		3151	903
23	ZACHARIAS.		3184	870
24	JOHANAN II vel SEDECIAS.		3197	857
25	AZARIAS II.		3248	806
26	AMARIAS II vel JOATHAN.		3278	776
27	ACHITOB II.		3293	761
28	SADOC II.	URIAS.	*Id.*	*Id.*
29	SELLUM.	MERAJOTH II.	3909	745
30	HELCIAS.	HELCIAS.	*Id.*	*Id.*
31	ELIACIM.	SADOC II.	3338	716
32	AZARIAS III.	MOSOLLAM.	*Id.*	*Id.*
33	SARAIAS II.	JOAKIM.	3346	708
34	JOSEDEC.	SELLUM.	3394	660
35	JESUS vel JOSUE.	AZARIAS IV.	3402	652
36	JOACIM.	HELCIAS.	3400	644
37	ELIASIB.		3450	604
38	JOIADAS II.		3516	538
39	JONATHAN.		3524	530
40	N. N. (*ignotus*).		3673	481
41	JEDDON vel JODDAS.		3722	332
42	ONIAS I.		3731	323
43	SIMON I.		3742	312
44	ELEAZAR II.		3769	285
45	MANASSES.		3792	262
46	ONIAS II.		3807	247
47	SIMON II.		3830	224
48	ONIAS III.		3867	187
49	JASON vel JESUS.		3878	176
50	MENELAUS, deinde LYSIMACHUS.		3881	173

		Ab orbe condito.	Ante ær. vulgar.
51	MATHATHIAS vel ONIAS V.	3884	170
52	JUDAS MACHABÆUS.	3888	166
53	JONATHAS.	3893	161
	ALCINEUS, pseudopontifex.	*Id.*	*Id.*
54	SIMON III.	3910	144
55	JOANNES HYRCANUS I.	3915	133
56	ARISTOBULUS I, pontifex et rex.	3950	104
57	ALEXANDER JANNÆUS, pontifex et rex.	3951	103
58	HYRCANUS II, pontifex et rex.	3976	78
59	ARISTOBULUS II, pontifex et rex.	3985	69
60	HYRCANUS III vel HYRCANUS restitutus, pontifex et rex.	3991	63
61	ANTIGONUS. HERODES Idumæus regnum occupat.	3999	55
62	ARISTOBULUS III.	4002	52
63	ANANEL.	4018	36
64	ANANEL restitutus.	*Id.*	*Id.*
65	JESUS, filius Phobetis.	*Id.*	*Id.*
66	SIMON, filius Boëthi.	4030	24
67	MATHIAS.	*Id.*	*Id.*
68	JOAZAR.	*Id.*	*Id.*
	Nascitur Jesus Christus.		
	Non constat an fuerit pontifex Simeon.		
69	ELEAZAR, filius Boëthi.	4054	1
70	JESUS, filius Siah	*Id.*	*Id.*
71	JOAZAR restitutus.	*Id.*	*Id.*
72	ANANUS vel ANNAS.	*Id.*	*Id.*
73	ISMAEL.	4068	14
74	ELEAZAR IV, filius Annæ.	4070	16
	SIMON V, filius Camithi.	4071	17
	JOSEPH CAÏPHAS.	4073	19

Deinde sequuntur usque ad eversionem Jerusalem et templi a Tito Vespasiani filio.

JONATHAS, filius Annæ.
SIMON CANTHORA.
MATHIAS, filius Annæ.
ELIONEUS.
SIMON CANTHORA restitutus.
JOSEPH, filius Canei.
ANANIAS, filius Annæ.
ANANIAS, filius Nebedei.
ISMAEL.
JOSEPH, filius Canei restitutus.
ANANUS, filius Annæ.
JESUS, filius Damnei.
JESUS, filius Gamaliel.
MATHIAS, filius Theophili.
PHANACLIUS.

FAMILIÆ PATRIARCHARUM,

JUXTA TERTIUM CENSUM POPULI HABITUM IN LIMINE TERRÆ PROMISSIONIS, NUM. XXVI.

FAMILIA RUBEN.

Ruben primogenitus Jacob ex Lia quatuor habuit filios.

Henoch, a quo familia Henochitarum.
Phallu, a quo familia Phalluitarum.
Hesron, a quo familia Hesronitarum.
Charmi, a quo familia Charmitarum.

Hæ sunt familiæ de stirpe Ruben: quarum numerus inventus est, quadraginta tria millia et septingenti triginta, a viginti annis et supra, cuncti qui possent ad bella procedere.

FAMILIA SIMEON.

Simeon filius Jacob ex Lia habuit filios quinque.

Namuël, a quo familia Namuëlitarum.
Jamin, a quo familia Jaminitarum.
Jachin, a quo familia Jachinitarum.
Zare, a quo familia Zareitarum.
Saül, a quo familia Saülitarum.

Quarum omnis numerus fuit, viginti duo millia ducenti.

FAMILIA GAD.

Gad filius Jacob ex Zelpha ancilla Liæ septem habuit filios.

Sephon, a quo familia Sephonitarum.
Aggi, a quo familia Aggitarum.
Suni, a quo familia Sunitarum.
Ozni, a quo familia Oznitarum.
Her, a quo familia Heritarum.
Arod, a quo familia Aroditarum.
Ariel, a quo familia Arielitarum.

Quarum omnis numerus fuit, quadraginta millia quingenti.

FAMILIA JUDA.

Juda filius Jacob ex Lia septem habuit filios, adjunctis filiis Phares pro Her et Onan, qui sine liberis mortui sunt.

Her, Onan, absque liberis mortui.
Sela, a quo familia Selaïtarum.
Phares, a quo familia Pharesitarum.
Zare, a quo familia Zareïtarum.
Hesron, filius Phares, a quo familia Hesronitarum.
Hamul, filius Phares, a quo familia Hamulitarum.

Quarum omnis numerus fuit, septuaginta sex millia quingenti.

FAMILIA ISSACHAR.

Issachar filius Jacob ex Lia quatuor habuit filios.

Thola, a quo familia Tholaïtarum.
Phua, a quo familia Phuaïtarum.
Jasub, a quo familia Jasubitarum.
Semran, a quo familia Semranitarum.

Hæ sunt cognationes Issachar, quarum numerus fuit, sexaginta quatuor millia trecenti.

FAMILIA ZABULON.

Zabulon filius Jacob ex Lia tres habuit filios.

Sared, a quo familia Sareditarum.
Elon, a quo familia Elonitarum.
Jaſel, a quo familia Jaselitarum.

Hæ sunt cognationes Zabulon, quarum numerus fuit, sexaginta millia quingenti.

FAMILIA JOSEPH.

Joseph filius Jacob ex Rachel duos habuit filios ex Aseneth in Ægypto, Manassen et Ephraïm.

De Manasse ortus est Machir, a quo familia Machiritarum.
De Machir ortus Galaad, a quo familia Galaaditarum.
Galaad sex habuit filios.
Jezer, a quo familia Jezeritarum.
Helec, a quo familia Helecitarum.
Asriel, a quo familia Asrielitarum.
Sechem, a quo familia Sechemitarum.
Semida, a quo familia Semidaïtarum.
Hepher, a quo familia Hepheritarum.

Hæ sunt familiæ Manasse, et numerus earum, quinquaginta duo millia septingenti.

Ephraïm autem habuit tres filios, et nepotem adoptavit filium Suthala.

Suthala, a quo familia Suthalaïtarum.
Becher, a quo familia Becheritarum.
Thehen, a quo familia Thehenitarum.
Heran, filius Suthala, a quo familia Heranitarum.

Hæ sunt cognationes filiorum Ephraïm, quarum numerus fuit, triginta duo millia quingenti.

FAMILIA BENJAMIN.

Benjamin filius Jacob ex Rachel filios habuit quinque.

Bela, a quo familia Belaïtarum.
Asbel, a quo familia Asbelitarum.
Ahiram, a quo familia Ahiramitarum.
Supham, a quo familia Suphamitarum.
Hupham, a quo familia Huphamitarum.
Bela duos habuit filios.
Hered, a quo familia Hereditarum.
Noëman, a quo familia Noëmanitarum.

Hi sunt filii Benjamin per cognationes suas, quorum numerus fuit, quadraginta quinque millia sexcenti.

FAMILIA DAN.

Dan filius Jacob ex Bala ancilla Rachel habuit filium nomine Husin. Husin genuit:

Suham, a quo familia Suhamitarum.

Quorum numerus erat sexaginta quatuor millia quadringenti.

FAMILIA ASER.

Aser filius Jacob ex Zelpha ancilla Liæ tres habuit filios.

Jemna, a quo familia Jemnaïtarum.
Jessui, a quo familia Jessuitarum.
Brie, a quo familia Brieïtarum.
Filii Brie sunt:
Heber, a quo familia Heberitarum.
Melchiel, a quo familia Melchielitarum.

Hæ cognationes filiorum Aser, et numerus eorum, quinquaginta tria millia quadringenti.

FAMILIA NEPHTHALI.

Nephthali filius Jacob ex Bala ancilla Rachel filios habuit quatuor.

Jesiel, a quo familia Jesielitarum.
Guni, a quo familia Gunitarum.
Jeser, a quo familia Jeseritarum.
Sellem, a quo familia Sellemitarum.

Hæ sunt cognationes filiorum Nephthali, quorum numerus fuit, quadraginta quinque millia quadringenti.

Hic est numerus filiorum Israël, qui descripti sunt a Moyse et Eleazaro sacerdote, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho; et inventi sunt sexcenta millia, et mille septenginti triginta, inter quos nullus fuit eorum qui ante numerati sunt a Moyse et Aaron in deserto Sinaï, nisi Caleb filius Jephone, et Josuë filius Nun.

HIC QUOQUE EST NUMERUS FILIORUM LEVI.

Levi filius Jacob ex Lia tres habuit filios.

Gerson, a quo familia Gersonitarum.
Caath, a quo familia Caathitarum.
Merari, a quo familia Meraritarum.

HÆ SUNT ETIAM QUINQUE FAMILIÆ LEVI.

Familia Lobni.
Familia Hebroni.
Familia Moholi.
Familia Musi.
Familia Core.

Fueruntque omnes qui numerati sunt, viginti tria millia generis masculini, ab uno mense et supra; quia non sunt recensiti inter filios Israël, nec eis cum cæteris data possessio est.

Quæ tantum præcipuæ numerantur cum omnes fuerint octo, ut patet *Exod.* 6-17, 18, 19, et 1 *Paral.* 23-6 et seqq. Hic enim familiæ Levi ex professo non numerantur ut cæteræ, eo quod non essent accepturæ sortem cum aliis tribubus, ut dicitur *Num.* 26-62.

HEBRAICORUM, CHALDÆORUM, GRÆCORUMQUE NOMINUM INTERPRETATIO.

A

Aaron, mons fortitudinis, *montagne.*
Abba, pater, Syrum est verbum, *père.*
Abarim, transitus plur. num. sive transeuntes, *passages.*
Abdemelech, servus regis, *serviteur du roi.*
Abdenago, servus claritatis, *esclave de la lumière.*
Abdias, servus Domini, *serviteur du Seigneur.*
Abdon, servus, *serviteur.*
Abel, per aleph, luctus, civitas, *deuil.*
Abel, per he in principio, vanitas, filius Adam, *vanité.*
Abessalon, pater pacis, *père de la paix.*
Abia, pater Domini, *père du Seigneur.*
Abiathar, pater excellens, *père excellent.*
Abigaïl, pater exultationis, *père de la joie.*
Abimelech, pater rex, *père roi.*
Abinadab, pater spontaneus, *père rempli de bonne volonté.*
Abisag, patris ignorantia, *l'ignorance du père.*
Abner, patris lucerna, *la lampe du père.*
Abra, ancilla, Græcum verbum, *servante.*
Abram, pater excelsus, *père elevé.*
Abraham, pater multitudinis, *père de la multitude.*
Absalom, pater pacis, *père de la paix.*
Accaron, sterilitas, *stérilité.*
Achab, frater patris, *frère du père.*
Acan, tribulatio, *trouble.*
Achaïa, dolor, vel tristitia, *angoisse ou tristesse.*
Achaz, apprehendens, sive possidens, *possesseur.*
Achimelech, frater meus rex, *frère du roi.*
Achitob, frater bonitatis, *bon frère.*
Adam, homo, sive terrenus, aut rufus, *terrestre.*
Adon, Dominus, aut basis, *Seigneur.*
Adonaï, Domini mei, numero multitudinis : unum est ex nominibus Dei, quod interpres aliquando posuit pro nomine Dei tetragrammaton, *le souverain maître.*
Adonias, dominator Dominus, *le maître donné de Dieu.*
Ægyptus, angustiæ, sive tribulationes, Hebraïce Misraim, *angoisse.*
Æneas, laudatus, *loué.*
Æthiopia, Hebraïce Chus, nigredo, *noirceur.*
Africa, Hebraïce Phul, ruina vel casus, *chute ou ruine,* juxta Isaiam 66-19.
Africa, Hebraïce Phut, crassa vel pinguis, *graisse ou épaisseur,* juxta Nahum 3-9.
Agabus, locusta, *sauterelle.*
Agag, tectum, *toit.*
Agar, peregrina, *étrangère.*
Aggæus, solemnis, *ami du beau.*
Ahod, laudans, *qui aime à louer.*
Alexander, auxiliator virilis, *secours mâle.*
Alexandria, Hebraïce No vel No-Ammon, *demeure.*
Alleluia, laudate Dominum, *louez le Seigneur.*
Amalec, populus lambens, *peuple qui lèche.*
Amam, mater, timor eorum, *mère ou crainte.*
Aman, conturbans, *partisan de la révolte.*
Amana, fides, sive veritas, *vérité ou foi.*
Amasias, rex Juda, cujus scribitur nomen per aleph, fortitudo Domini, *la force du Seigneur.*
Amasias, filius Zechri, cujus nomen scribitur per aïn, onus Domini, *fardeau du Seigneur.*
Amelech, rex, *roi.*
Amen, fiat, efficiatur, aut firmum sit, *ainsi soit-il, ou cela est vrai.*
Aminadab, populus spontaneus, *peuple rempli de bonne volonté.*
Ammon, populus ejus, *peuple.*
Amnon, fidelis, aut verax, *fidèle ou véritable.*
Amorrhæi, amari, rebelles, *amers ou rebelles.*
Amos, per aleph, fortis, pater Isaiæ, *fort.*
Amos, per aïn, onus, unus e prophetis, *fardeau.*
Amri, per aleph, amarus vel loquens, *amer.*
Amri, per aïn, manipulus, vel dominium, princeps militiæ Israëliticæ, *gerbe ou domination.*
Ananias, nubes vel gratia Domini, *grâce du Seigneur.*
Anathoth, locus humilis, *lieu bas.*
Andreas, fortissimus, *homme courageux.*
Anna, gratiosa, sive misericors, *gracieuse.*
Antiochus, currus adversarius, *char opposé.*
Apostolus, missus, legatus, *envoyé.*
Arabes, Hebraïce Saba, vespertini, vel conversio, *changement ou retour.*
Aram, celsitudo, sublimitas, *élévation.*
Ararat, maledictio tremoris, *malédiction de crainte.*
Arbee, quatuor, *quatre.*
Architriclinus, princeps triclinii, *maître d'hôtel.*
Areopagus, collis Martis, *aréopage.*
Areuna, arca, vel canticum, *Areuna.*
Argob, gleba, vel glarea, *motte de terre.*
Armenia, Hebraïce dicitur Ararat, maledictio tremoris, *malédiction de crainte.*
Arnon, exultans, *qui donne de la joie.*
Arphaxad, sanans, *qui guérit.*
Artaxerxes, lumen vel maledictio, *malédiction, lumière.*
Asaph, congregans, *qui rassemble les peuples pour les instruire.*
Aser, beatitudo, sive felicitas, *Aser,* filius Jacob.
Asir, vinctus, *prisonnier,* filius Caath.
Assuerus, princeps et caput, *prince et chef.*
Assur, insidians, vel beatus, *heureux, tendant des piéges.*
Astaroth, greges sive divitiæ, *troupeau ou richesses.*
Athalia, tempus Domino, *le temps est au Seigneur.*
Athenæ, intelligentia Dei, *l'intelligence de Dieu.*
Attalia, augens vel nutriens, *qui augmente ou nourrit.*
Ava, iniquitas, *iniquité.*
Axa, adornata, *ornée.*
Azarias, auxilium Domini, *secours du Seigneur.*
Azor, adjutor, *qui donne du secours.*
Azotus, Hebraïce Asdod, deprædatio, *pillage.*

B

Baal, idolum, aut dominans, *maître.*
Baalim, subjicientes, sive dominantes, *maîtres ou dominateurs.*
Babel, confusio, vel commixtio, *confusion, bouleversement.*
Bala, inveterata, *vieille.*
Bala, deglutiens, *abîmée.*
Balaam, vetustas populi, *vieillesse du peuple.*
Balac, destruens, *destructeur.*
Baltassar, Bel divitias spargens, *Bel qui répand les richesses.*

Banaïas, filius Domini, *fils du Seigneur.*
Barac, fulgur, *éclair.*
Barachias, benedicens Dominum, *bénédiction du Seigneur.*
Barjona, filius columbæ, *fils de la colombe.*
Barnabas, filius consolationis, *fils de consolation.*
Barsabas, filius conversionis, *fils de conversion.*
Barthimæus, filius cæcus, *fils aveugle.*
Bartholomæus, filius suspendentis aquas, *fils de celui qui arrête les eaux.*
Baruch, benedictus, *béni.*
Bathuël, filiatio Dei, *filiation de Dieu.*
Batus, mensura liquidorum, *mesure des choses liquides.*
Beelphegor, idolum hiatus, *idole de turpitude.*
Beelzebub, idolum muscæ, *dieu-mouche.*
Beera, puteus, *puits.*
Behemoth, jumenta, quadrupedia, *la bête.*
Bel, magister, *maître.*
Bela, deglutiens, destruens, *qui engloutit.*
Belial, perversus, absque jugo, *sans joug.*
Ben-ennom, filius dormientis, *fils de celui qui dort.*
Benjamin, filius dexteræ, *fils de la droite.*
Benoni, filius doloris mei, *fils de ma douleur.*
Bera, puteus, *puits.*
Beresith, in principio, sic vocatur primus liber legis, *au commencement.*
Bersabee, puteus juramenti, *puits du serment.*
Bethabara, domus transitus, *maison du passage.*
Bethania, domus obedientiæ vel afflictionis, *maison d'obéissance ou d'affliction.*
Bethaven, domus vanitatis vel iniquitatis, *maison de vanité ou d'iniquité.*
Beth-dagon, domus frumenti, *maison de Dagon ou du froment.*
Bethel, domus Dei, *maison de Dieu.*
Bether, divisio, *division.*
Bethlehem, domus panis, *maison de pain.*
Bethphage, domus oris vallium, *maison qui est à l'entrée de la vallée.*
Bethphogor, domus hiatus, *maison de Phogor ou du dieu de turpitude.*
Bethsabee, domus juramenti, *maison du serment.*
Bethsaïda, domus frugum, *maison des fruits de la terre.*
Bethsames, domus solis, *maison du soleil.*
Bethul, virgo, *vierge.*
Bezec, fulgur, *éclair.*
Boanerges, filii tonitrui, *fils du tonnerre.*
Booz, in fortitudine, *avec force.*
Borith, herba in qua est acrimonia saporis, *borith.*
Bosor, munitio, *forteresse.*
Bosra, munitio, *forteresse.*

C

Caath, congregatio, obtusio, *étourdissement.*
Cades, sanctitas, *sainteté.*
Caïn, possessio, vel possessus, *possession.*
Caleb, quasi cor, *comme le cœur.*
Cana, zelus, æmulatio, *zèle ou jalousie.*
Capharnaüm, ager pœnitentiæ, *le champ de la pénitence.*
Cappadoces, Hebraïce Caphthorim, id est, sphærulæ, peuples appelés en hébreu *Caphthorim*, qui signifie des pommes ou grenades.
Cariathiarim, civitas sylvarum, *la ville de la forêt.*
Cariath-Sepher, civitas litterarum, *la ville des livres.*
Carmel, cognitio circumcisionis, vel agnus circumcisus, *agneau circoncis.*
Carthago, Hebraïce Tharsis, id est, contemplatio gaudii, *contemplation de la joie.*
Cedar, nigredo, tristitia, *noirceur ou tristesse.*
Cedes, sanctitas, *sainteté.*
Cedron, denigratus, tristis, *triste ou noirci.*
Cephas, Petrus a petra, Syrum, *pierre.*
Cetura, aromatizans, *qui répand une odeur de parfum.*
Chæreas, lætus, *joyeux.*
Chaldæa, Hebraïce Chasdaïm, id est, quasi dæmones, *en hébreu Chasdim, comme des démons.*
Cham, calidus, calor, *chaleur.*
Chanaan, mercator, negotiator, *marchand.*
Charmel, idem quod Carmel, *le même que Carmel.*
Cherub, quasi magister, *comme maître.*
Chodchod, jaspis, *jaspe ou escarboucle.*
Chorræi, furores, *fureurs.*
Christus, unctus, *oint.*
Chus, Æthiops, *Éthiopien ou noirceur.*
Cin, possessio, emptio, *possession.*
Cinoth, lamentationes, *lamentations; c'est le nom hébreu du livre des Lamentations de Jérémie.*
Cis, durus, stipula, *dur ou paille.*
Cleophas, gloria omnis, *toute gloire.*
Cœlesyria, curva Syria, *Syrie creuse.*
Coheleth, Ecclesiastes; *c'est en hébreu le nom du second livre de Salomon.*
Colossenses, supplicio affecti, *suppliciés.*
Corban, Corbona, donum, oblatio, *don ou offrande.*
Core, calvus, calvitium, *chauve.*
Corozaïm, hic est mysterium, *c'est ici le mystère.*
Cosbi, mendax, *menteur.*
Cyprus, pulchra, *belle.*
Cyrus, Hebr. Messias, Pers. Mephres, *Messie ou Soleil.*

D

Dagon, frumentum, *froment.*
Dalila, paupertas, *pauvreté.*
Damascus, sanguinis succus, *le suc du sang.*
Dan, judicans, sive judicium, *jugement.*
Daniel, judicium Dei, *jugement de Dieu.*
Darius, requirens, *qui cherche.*
Dathan, ritus, lex, *cérémonie, loi.*
David, dilectus, *bien-aimé.*
Debora, apes, verbum, *abeille.*
Decapolis, decem civitatum regio, *les dix villes.*
Diabolus, criminator, calumniator, *calomniateur; il signifie aussi charbons enflammés.*
Dibre-hajamim, *les journaux ou paroles des jours; c'est le nom des livres des Paralipomènes dans l'hébreu.*
Didymus, gemellus, *jumeau.*
Dina, judicium, vel judicans, *jugement.*
Dionysius, divinitus stillatus, *descendu de Dieu.*
Dithalassum, duo maria, *les deux mers.*
Doëg, sollicitus, anxius, *inquiet.*
Dor, generatio, *génération.*
Dura, generatio, vel habitatio, *génération ou habitation.*

E

Ebal, acervus vetustatis, *monceau de choses vieilles.*
Ecclesiastes, concionator, *celui qui parle dans une assemblée.*
Eden, voluptas, divitiæ, *délices, richesses.*
Edom, rufus, *roux ou terrestre.*
Eglon, vitulus, *veau.*
Elas, quercus, *chêne.*
Elcana, Deus zelotes, *Dieu jaloux.*
Elchanan, Dei gratia sive misericordia, *grâce de Dieu.*
Eleazar, Dei adjutorium, *secours de Dieu.*
Eliacim, Dei resurrectio, *résurrection de Dieu.*
Elias, Deus Dominus, vel fortitudo Dei, *la force de Dieu.*
Elimelech, Deus meus rex, *mon roi, c'est Dieu.*
Elisabeth, juramentum Dei, *le serment de Dieu.*
Eliseus, Dei salus, Deus salvans, *le salut de Dieu.*
Elle-haddebarim, hæc sunt verba. Sic incipit quintus liber legis. *Ce sont ici les paroles. Le Deutéronome commence par ces mots.*
Elnathan, Deus dedit, *donné de Dieu.*
Emmanuël, nobiscum Deus, *Dieu avec nous.*
Emmaüs, timens consilium, *qui craint le conseil.*
Enac, gigas, torques, *collier.*
Encænia, renovatio, dedicatio, *dédicace.*
Ennon, ecce illic, vel locus somni, *voici le lieu du sommeil.*
Enos, homo, vel vir debilis, *faible mortel.*
Ephraïm, frugifer, crescens, *multiplication.*
Ephrata, ubertas, sive frugifera, *fertilité.*
Ephron, pulvis, *poussière.*
Esaü, faciens, operans, *ouvrier, ou poil roux.*
Esdras, adjutor, atrium, *secours.*
Esther, occulta, abscondita, *ce qui est caché.*
Etam, avis immundus, *oiseau immonde.*
Etham, fortitudo eorum, *force parfaite.*
Eubulus, prudens, *prudent.*
Eva, viva, vivens, *vivante.*
Ezechias, fortitudo Domini, *la force du Seigneur.*
Ezechiel, fortitudo Dei, *la force de Dieu.*
Ezriel, auxilium Dei, *le secours de Dieu.*

G

Gabaa, collis, *colline.*
Gabriel, vir Deus aut Dei, *la force de Dieu.*
Gad, felix, accinctus, *prospérité.*
Gadgad, felicitas felicitatis, accinctus exercitus, *parfait bonheur.*
Galaad, acervus testimonii, *monceau du témoignage.*
Galatæ, lactantes, *qui donnent du lait.*
Galgal, rota, revolutio, *roue ou révolution.*
Galilæa, volubilis, *sujet aux révolutions.*
Gazer, præscissio, *retranchement.*
Gazophylacium, ubi thesauri templi servabantur, *chambre du trésor.*
Gebal, terminus, *limite.*
Gedeon, conterens, *qui détruit.*
Gehenna, vallis tristitiæ, *vallée de tristesse.*
Gehennom, vallis contristans, *vallée d'affliction.*
Gelboë, revolutio investigationis, *révolution de la recherche.*
Gersom, advena ibi, *étranger.*
Gerson, exilium ejus, vel peregrini mutatio, *étranger qui échange.*
Giblii, termini, *limites.*
Gihon, pectus, exitus, *poitrine ou sortie.*
Gog, tectum, *toit.*
Golgotha, calvaria, ubi capita mortuorum reponuntur, *calvaire, lieu où sont déposées les têtes des morts.*
Goliath, transmigratio, *transmigration.*
Gomor, genus mensuræ, *mesure creuse des Hébreux.*
Gomorrha, populus rebellis, *peuple rebelle.*
Græci, Hebraïce Jevanim, id est, deceptores, *en hébreu Jevanim, qui signifie trompeurs.*

H

Habacuc, luctator, vel amplexans, *embrassement.*
Hananias, gratia Domini, *grâce du Seigneur.*
Haram, destructus, *détruit.*
Havoth-Jaïr, oppida illuminationis, *bourgs de Jaïr, ou bourgs d'illumination.*
Hebal, acervus vetustatis, *monceau d'antiquité.*
Heber, socius, particeps, vel transitus, *participant ou passage.*
Hebræus, transiens, *qui passe.*
Hebron, societas, *société.*
Heli, oblatio, vel elevatio, *élévation.*
Heliopolis, Hebraïce dicitur On, id est, dolor, *ville du soleil, nommée en hébreu On, qui signifie douleur.*
Henoch, dedicatus, *dédicace.*
Hermon, destructio, *destruction.*
Hesron, sagitta exultationis, *flèche de réjouissance.*
Hierapolis, sacra civitas, *ville sacrée.*
Holofernes, fortis dux, *capitaine puissant.*
Hor, mons, *montagne.*
Horeb, desertum, *désert.*
Horma, destructio, *destruction.*
Hur, libertas, *liberté.*
Hus, consilium, *conseil.*
Hymenæus, carmen nuptiale, *chant nuptial.*

I

Ichabod, ubi gloria, væ gloriæ, *où est la gloire?*
Idumæa, rufa, terrena, *terre d'Édom ou de celui qui est roux ou terrestre.*
India, Hebraïce Ophir, id est, cinis, *en hébreu Ophir, cendre.*
Indus, Hebraïce Hodu, id est, laudatio, *qui est des Indes; en hébreu Hodu, louange.*
Isaac, risus, *ris.*
Isaï, munus aut ens, vir meus, *mon mari.*
Isaïas, Domini salus, *salut du Seigneur.*
Isboseth, vir confusionis, *homme de confusion.*
Iscariot, vir occisionis, *homme de meurtre.*
Ismaël, exauditio Dei, *Dieu a exaucé.*
Israël, prævalens Deo, *qui prévaut contre Dieu.*
Issachar, est merces, præmium, *il y a récompense.*
Ithamar, insula palmæ, *île des palmes.*

J

Jabel, defluens, *qui tombe.*
Jabes, siccitas, vel tristitia, *tristesse ou sécheresse.*
Jacob, supplantator, *qui supplante.*
Jahel, ascendens, damula, *qui monte, un petit daim.*
Jahiel, vivit Deus, *Dieu vit.*
Jaïr, illuminatus, *illumination.*
Jamin, dextera vel dexter, *droite.*
Japhet, dilatatus, *qui se dilate.*
Jason, sanans, *qui guérit.*
Javan, diripiens, *oppresseur.*
Jebus, conculcatio, *foulé aux pieds.*
Jechonias, præparatio Domini, *préparation du Seigneur.*
Jehu, ipse, existens, *celui qui est.*
Jehus, tinea corrosus, vel consilians, *qui donne conseil.*

Jemini, dextera vel dexter, *droite.*
Jephthe, aperiens, *qui ouvre.*
Jerameel, misericordia Domini, *miséricorde de Dieu.*
Jeremias, celsitudo Domini, *élévation du Seigneur.*
Jericho, luna, mensis, *la lune ou le mois.*
Jerobaal, impugnans idolum, *qui attaque l'idole.*
Jeroboam, impugnans populum, *qui s'élève contre le peuple.*
Jerusalem, visio pacis, visio perfecta, *vision de la paix, ou vision parfaite.*
Jesse, ens, existens, *celui qui existe.*
Jesboc, est vacuus, *qui est vide.*
Jesus, Hebraïce Jehosua, Dominus Salvator, *Sauveur.*
Jethro, excellens, *qui excelle.*
Jezonias, auscultatio Domini, *qui écoute le Seigneur.*
Jezrahel, semen Dei, *race de Dieu.*
Joab, habens patrem, vel paternitas, *paternité.*
Joachaz, apprehendens, vel Domini apprehensio, *prise du Seigneur.*
Joachim, Domini resurrectio, *élévation du Seigneur.*
Joachin, Domini præparatio, *préparation du Seigneur.*
Joannes, gratiosus, pius, misericors, *qui est rempli de grâce.*
Joas, diffidens, desperans, vel Domini ignis, *feu du Seigneur; c'est le nom d'un des rois de Juda et de l'un des rois d'Israël.*
Job, dolens, gemens, *qui est triste.*
Joël, volens, incipiens, *qui veut, qui tente.*
Johanan, gratiosus, pius, misericors, *qui est rempli de grâce.*
Jonadab, spontaneus, *qui agit de bonne volonté.*
Jonas, columba, *colombe.*
Jonathan, Domini donum, filius Saül, *don du Seigneur.*
Joram, excelsus, *élevé.*
Jordanis, fluvius judicii, *fleuve du jugement.*
Josaphat, Dominus judex, *jugement du Seigneur.*
Joseph, augmentum Domini, *accroissement du Seigneur.*
Josias, ignis Domini, aut Dominus urens, *le Seigneur qui agit avec force.*
Josuë, Dominus salvator, *le Seigneur qui sauve.*
Jubilæus, buccina, vel reditus, *retour.*
Judas, laudatio, *louange.*
Julius, lanuginosus, *couvert des premiers poils.*

L

Laban, albus, candidus, *blanc, candide.*
Lamech, pauper, humiliatus, *pauvre, humilié.*
Lapidoth, fulgura, *éclairs.*
Lazarus, Dei adjutorium, *secours de Dieu.*
Lechi, maxilla, *mâchoire.*
Leci, lex, *loi.*
Levi, copulatus, *qui est associé.*
Leviathan, copulatio, societas sua, *société du dragon.*
Lia, laboriosa, fatigata, *qui est laborieuse, fatiguée.*
Libanus, candidus, *blanc.*
Libya, Hebraïce Lubim, cor maris, *en hébreu Lubim, cœur de la mer.*
Lithostrotos, lapidibus stratus, *pavé de pierres.*
Lot, involutus, colligatus, *enveloppé.*

M

Maacha, attrita, *qui est usée.*
Maasias, opus Domini, *œuvre du Seigneur.*
Maceda, incendium, *incendie.*
Madian, judicium, litigans, *jugement.*
Magdalena, magnifica, *magnifique.*
Magi, sapientes vel philosophi, *sages ou philosophes.*
Malachias, nuntius meus, *envoyé du Seigneur.*
Malachim, *nom des deux derniers livres des Rois.*
Malaleel, laudans Deum, *qui loue Dieu.*
Malchus, rex, *roi.*
Mammona, pecunia, divitiæ, *argent, richesses.*
Mamzer, de scorto natus, *né de fornication.*
Manahem, consolator, *consolateur.*
Manasses, oblitus, oblivio, *qui est oublié.*
Manuë, requies, *repos.*
Mara, amara, *amère.*
Mardochæus, amara contritio, *brisement amer.*
Maria, exaltata, amaritudinis mare, *en hébreu* Mariam; *qui est élevé, amertume des jours.*
Martha, provocans, *qui provoque.*
Massa, onus, *charge.*
Maspha, specula, *guérite ou spéculation.*
Mathusaël, mortem suam postulans, *qui demande sa mort.*
Matthæus, donatus, *donné.*
Melchias, rex Dominus, *le Seigneur règne.*
Melchisedech, rex justitiæ, *roi de justice.*
Melchisua, rex salvator, *roi sauveur.*
Mesopotamia, regio sic dicta, quod duobus fluviis, Euphrate et Tigre, ambiatur.
Micha, pauper, *pauvre.*
Michaël, quis sicut Deus? *qui est semblable à Dieu?*
Michæas, quis sicut Dominus? *qui est semblable au Seigneur?*
Michol, quis omnia? *qui a tout?*
Miphiboseth, de ore ignominia, *ignominie de la bouche.*
Misaël, quis postulatus? *qui tire de Dieu son origine?*
Misle, Proverbia, nomen libri, *Proverbes; c'est le titre hébreu du premier des cinq livres sapientiaux.*
Misphat, judicium, *jugement.*
Mna, libra, talentum, *mine, monnaie.*
Moab, de patre, *qui vient du père.*
Moria, amaritudo, *amertume.*
Mosa, azymum, vel onus, *azyme, fardeau.*
Mosollam, pacificus, *pacifique.*
Moyses, attractus (de aquis), *tiré de l'eau.*
Mysia, scelesta, *criminelle.*

N

Naaman, pulcher, *agréable.*
Nabal, stultus, *insensé.*
Nabo, loquela, prophetia, *prophétie.*
Naboth, prophetia, *prophétie.*
Nabuchodonosor, planctus judicii, *prophétie-étincelle; jugement-trésor.*
Nachor, raucus, aridus, *desséché.*
Nadab, spontaneus, *volontaire.*
Nahasson, coluber, serpens, *serpent.*
Nahum, consolator, *consolateur.*
Naïm, pulcher, *beau.*
Nathan, donatus, *donné.*
Nathanaël, donum Dei, *donné de Dieu.*
Nazaræi, separati, sanctificati, *séparés.*
Nazareth, sanctificata, separata, vel custodita, florida, *séparée, consacrée, ou gardée, conservée.*
Neapolis, nova civitas, *nouvelle ville.*
Nehemias, consolatio, *consolation du Seigneur.*
Nemrod, rebellis, *rebelle.*
Nephthali, æquiparatio, *mon combat.*
Ninives, pulchra, *belle.*
Noë, requies, cessatio, *repos, soulagement.*
Noëmi, decora, *belle.*
Nohestan, æneum, *qui est d'airain.*

O

Obadias, servus Domini, *serviteur du Seigneur.*
Obed, servus, *serviteur.*
Obededom, servus hominis, *serviteur de l'homme.*
Ochozias, apprehensio Domini, *prise du Seigneur.*
Odollam, testimonium illis, *l'ornement du peuple.*
Og, subcinericius panis, *pain cuit sous la cendre.*
Olla, elevatio, holocaustum, *élévation, holocauste.*
Onam, dolor, *douleur.*
Onana, dolor, iniquitas, *douleur ou iniquité.*
Onesimus, utilis, *utile.*
Oolla, tabernaculum, *ma tente est en elle.*
Ophni, pugnus, pugillus, *poing ou poignée.*
Oreb, corvus, *corbeau.*
Oseas, salvator, *sauveur.*
Oza, fortitudo, *force.*
Ozias, fortitudo Domini, *force du Seigneur.*
Oziel, fortitudo Dei, *force de Dieu.*

P

Palæstina, conspersa sub cinere, *couverte de poussière.*
Paracletus, consolator, advocatus, *consolateur, avocat.*
Parasceve, præparatio, *préparation.*
Pascha, transitus, *passage.*
Pentateuchus, quinque volumina, *les cinq livres.*
Pentecoste, quinquagesima, *le cinquantième jour.*
Phacee, aperiens, *qui ouvre.*
Phanuël, videns Deum, *la face de Dieu.*
Pharao, dissipans, elevatus, *qui est élevé.*
Phares, divisio, *division.*
Pharisæi, divisi, *divisés.*
Phase, transitus, *passage.*
Phasga, collis, *colline.*
Phinees, facies, confidentiæ, *regard de confiance.*
Phogor, hiatus, *ouverture.*
Phul, ruina, *ruine.*
Probatica, ovina, locus ubi pecora sacrificanda tenebantur, *qui concerne les brebis.*
Proselytus, advena, peregrinus, *accesseur, étranger.*
Pygmæi, Hebraïce qui dicuntur Gamadim, *hommes d'une coudée.*

R

Raab, superba, fortis, *superbe, orgueilleuse.*
Rabba, multa, grandis, *grande ou nombreuse.*
Rachel, ovis, *brebis.*
Raguël, pastor Dei, *pasteur de Dieu.*
Rahab, lata, dilatata, *qui est au large ou étendue.*
Ram, excelsus, *élevé.*
Ramesses, tonitruum tineæ, *le tonnerre qui fait fondre.*
Raphaël, medicina Dei, *médecine de Dieu.*
Raphaïm, gigantes, medici, *géants qui inspirent la frayeur.*
Rebecca, saginata, *engraissée.*
Rebla, Reblatha, rixa, *dispute.*
Rechab, quadriga, *chariot, char.*
Remmon, malum granatum, *grenade.*
Respha, extensio, seu pavimentum, *pavé.*
Roboam, dilatans populum, *étendue du peuple.*
Roma, excelsa, sublimis, *force.*
Ruben, videns filium, *fils de la vision.*
Ruma, excelsa, *élevée.*
Ruth, saturata, *enivrée.*

S

Saaph, cogitans, *qui pense.*
Saba, conversio, captivitas, vel circuitio, *circuit.*
Sabaoth, exercitus, *armées.*
Sabatha, circuitus, *circuit.*
Sabbatismus, requies, cessatio, *repos.*
Sadducæi, justi, *sectateurs de Sadoc.*
Sadoc, justus, *juste.*
Sale, missio, *mission.*
Salem, pax, *paix.*
Salmanasar, pax ligata, *paix et lien.*
Salmon, pacificus, *homme pacifique.*
Salomith, pacifica, *femme pacifique.*
Salomon, homo pacificus, *homme pacifique.*
Salphaad, umbra formidinis, *ombre de crainte.*
Samaria, custodia, adamas, *garde.*
Samson, sol ejus, nominis iteratio, *soleil.*
Samuël, positus a Deo, *demandé à Dieu, ou donné de Dieu.*
Saphan, hericius, cuniculus, *hérisson ou lapin.*
Saphat, judicans, *qui juge.*
Sara, domina, *princesse.*
Saraï, domina mea, *ma princesse.*
Sarephtha, angustia buccellæ, *petite portion.*
Sarona, planities, *plaine.*
Satan, adversarius, *adversaire.*
Saül, postulatus, commodatus, *demandé.*
Scenopegia, festum tabernaculorum, *fête des tentes.*
Schibboleth, spica, *épi.*
Sedecias, justus Domini, *justice du Seigneur.*
Segor, parva, *petite.*
Sehon, eradicatio, *extirpation.*
Sela, dissolvens, filius Judæ, *qui dissout.*
Sellum, pacificus, *pacifique.*
Sem, nomen, fama, positus, *nom, ou qui est posé.*
Semeï, obediens, vel nomen meum, *qui obéit, ou mon nom.*
Sennacherib, rubus destructionis, *buisson de destruction.*
Seon, sonitus, *son, bruit.*
Sepharvaïm, libri vel scribæ, *livres ou écrivains.*
Sephora, pulchra, belle, *sage-femme d'Égypte.*
Sephora, avis, *oiseau; c'est le nom de la femme de Moyse.*
Seth, positus, *qui est mis.*
Setim, expansiones, *qui déclinent.*
Siba, exercitus, militia, *armée ou milice.*
Sibboleth, onus, *charge.*
Sicera, ebrietas, *ivresse*, vel spica, *épi.*
Sichem, humerus, *épaule.*
Sidrach, *douceur de Sid ou Sed, fausse divinité.*
Sihor, niger, turbidus, Nilus, *troublé.*
Siloë, missus, mittens, *envoyé.*
Simeon, audiens, exauditio, *qui écoute.*
Simon, obediens, *qui obéit.*
Sin, rubus, *buisson.*
Sin, arma, scutum, *bouclier.*
Sion, acervus, siccitas, *sécheresse.*
Sion, strepitus, *bruit.*

Sir Hasirim, Cantica Canticorum, *Cantique des Cantiques.*
Sisara, hirundinem videns, *qui voit une hirondelle.*
Sodoma, secretum eorum, *secret et silence.*
Somer, custos, *gardien.*
Sophetim, Judices, *Juges, livre des Juges.*
Sorec, vinea electa, *vigne choisie.*
Stephanus, coronatus, *couronné.*
Sulamitis, pacifica, perfecta, *pacifique, parfaite.*
Sunamitis, dormiens, *qui dort.*
Susanna, lilium, rosa, *lis ou rose.*

T

Tarsus, alata, pennata, *qui a des ailes.*
Thabor, electio, puritas, *pureté.*
Thaddæus, laudans, *qui loue.*
Thamar, palma, dactylus, *palme.*
Thare, odorans, spirans, *qui répand de l'odeur.*
Tharsis, contemplatio gaudii, *contemplation et joie.*
Thau, signum, *signe.*
Thecua, spes, funiculus, *espérance.*
Thehillim, *louanges*, liber Psalmorum.
Theraphim, simulacra, *figures ou idoles.*
Thomas, abyssus, geminus, *jumeau.*
Thopheth, tympanum, seductio, *séduction ou timbale.*
Timæus, cæcus, cæcitas, *aveugle.*
Timotheus, honor Dei, *honneur de Dieu.*
Titus, honorabilis, *honorable.*
Tobias, bonus Dominus, *bonté du Seigneur.*
Tubalcaïn, mundana possessio, *possession du monde.*
Tyri, Hebraïce Sorim, id est, tribulantes, *affliction, angoisse.*

U

Ur, ignis, *feu.*
Urias, ignis Domini, *feu du Seigneur.*

V

Vaïcra, et vocavit, liber Levitici, *et il appela; c'est le commencement du Lévitique.*
Vajedabber, et locutus est, liber Numerorum, *et il parla; commencement du livre des Nombres.*
Vasthi, potans, bibens, *qui boit.*
Veelle semoth, et hæc sunt nomina, secundus liber legis, qui Exodus vocatur, *et voici les noms; c'est le commencement de l'Exode.*

Z

Zabad, Zabdi, } dos, dotatus, *dot ou doté.*
Zabulon, habitaculum, *demeure.*
Zacchæus, purus, *pur.*
Zacharias, memoria Domini, *mémoire du Seigneur.*
Zambri, cantans, *qui chante.*
Zara, Oriens, *Orient.*
Zebedæus, dos, dotatus, *dot ou doté.*
Zebee, victima, *victime.*
Zelotes, æmulator, *jaloux.*
Zelpha, distillatio oris, *distillation de la bouche.*
Zorobabel, alienus a confusione, *étranger de Babylone, c'est-à-dire du pays de la confusion.*

BENEDICTIONES JACOB ET MOYSIS.

Mos Hebræorum fuit filios, vel alios curæ suæ commissos, morte imminente, convocare, et salutaria monita dare, ac beneprecari, et interdum futura prædicere. Exempla obvia multa sunt in sacris Scripturis, ut videre est passim, et imprimis *Gen.* XLIX, *Deut.* XXXIII, *Josuë* XXIV, 1 *Reg.* XII, *Tobiæ* III, 1 *Machab.* II, etc., etc.

Ideo non supervananeum duximus sub oculis ponere benedictiones Jacob patriarchæ, quibus moriens benedixit filios suos; item et obviam benedictiones quibus Moyses jam moriturus singulis tribubus Israël benedixit, excepta tamen tribu Simeonis, fortasse propter fornicationem et idololatriam Zambri, qui fuit dux tribus Simeonis, et fuit interfectus a Phinees filio Eleazari sacerdotis.

Vocavit autem Jacob filios suos, et ait eis: Congregamini, ut annuntiem quæ ventura sunt vobis in diebus novissimis. Congregamini, et audite, filii Jacob, audite Israël patrem vestrum. Gen. XLIX.

Hæc est benedictio, qua benedixit Moyses homo Dei, filiis Israël ante mortem suam. Deut. XXXIII.

RUBEN.

Ruben, primogenitus meus, tu fortitudo mea, et principium doloris mei; prior in donis, major in imperio. Effusus es sicut aqua, non crescas: quia ascendisti cubile patris tui, et maculasti stratum ejus.

Vivat Ruben, et non moriatur, et sit parvus in numero.

SIMEON et LEVI.

Simeon et Levi fratres: vasa iniquitatis bellantia. In consilium eorum non veniat anima mea, et in cœtu illorum non sit gloria mea: quia in furore suo occiderunt virum, et in voluntate sua suffoderunt murum. Maledictus furor eorum, quia pertinax: et indignatio eorum, quia dura: dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël.

Levi quoque ait: Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo quem probasti in tentatione, et judicasti ad aquas contradictionis. Qui dixit patri suo et matri suæ: Nescio vos; et fratribus suis: Ignoro vos; et nescierunt filios suos. Hi custodierunt eloquium tuum, et pactum tuum servaverunt, judicia tua, o Jacob! et legem tuam, o Israël! ponent thymiama in furore tuo, et holocaustum super altare tuum. Benedic, Domine, fortitudini ejus, et opera manuum illius suscipe. Percute dorsa inimicorum ejus, et qui oderunt eum non consurgant.

JUDA.

Juda, te laudabunt fratres tui: manus tua in cervicibus inimicorum tuorum; adorabunt te filii patris tui. Catulus leonis Juda: ad prædam, fili mi, ascendisti: requiescens accubuisti ut leo, et quasi leæna, quis suscitabit eum? NON AUFERETUR sceptrum de Juda, et dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium. Ligans ad vineam pullum suum, et ad vitem, o fili mi, asinam suam. Lavabit in vino stolam suam, et in sanguine uvæ pallium suum. Pulchriores sunt oculi ejus vino, et dentes ejus lacte candidiores.

Hæc est Judæ benedictio: Audi, Domine, vocem Judæ, et ad populum suum introduc eum: manus ejus pugnabunt pro eo, et adjutor illius contra adversarios ejus erit.

ZABULON.

Zabulon in littore maris habitabit, et in statione navium pertingens usque ad Sidonem.

ISSACHAR.

Issachar, asinus fortis accubans inter terminos. Vidit requiem quod esset bona: et terram quod optima: et supposuit humerum suum ad portandum, factusque est tributis serviens.

Et Zabulon ait: Lætare, Zabulon, in exitu tuo, et Issachar, in tabernaculis tuis. Populos vocabunt ad montem: ibi immolabunt victimas justitiæ. Qui inundationem maris quasi lac sugent, et thesauros absconditos arenarum.

DAN.

Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus Israël. Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita, mordens ungulas equi, ut cadat ascensor ejus retro. SALUTARE tuum expectabo, Domine.

Dan quoque ait: Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan.

GAD.

Gad, accinctus præliabitur ante eum: et ipse accingetur retrorsum.

Et Gad ait: Benedictus in latitudine Gad; quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem. Et vidit principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus: qui fuit cum principibus populi, et fecit justitias Domini et judicium suum cum Israël.

ASER.

Aser, pinguis panis ejus, et præbebit delicias regibus.

Aser quoque ait: Benedictus in filiis Aser, sit placens fratribus suis, et tingat in oleo pedem suum: ferrum et æs calceamentum ejus. Sicut dies juventutis tuæ, ita et senectus tua.

NEPHTHALI.

Nephthali, cervus emissus, et dans eloquia pulchritudinis.

Et Nephthali dixit: Nephthali abundantia perfruetur, et plenus erit benedictionibus Domini: mare et Meridiem possidebit.

JOSEPH.

Filius accrescens Joseph, filius accrescens, et decorus aspectu: filiæ discurrerunt super murum. Sed exasperaverunt eum, et jurgati sunt, inviderunt que illi habentes jacula. Sedit in forti arcus ejus, et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Jacob: inde pastor egressus est, lapis Israël. Deus patris tui erit adjutor tuus, et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus cœli desuper, benedictionibus abyssi jacentis deorsum, benedictionibus uberum et vulvæ. Benedictiones patris tui confortatæ sunt benedictionibus patrum ejus: donec veniret desiderium collium æternorum: fiant in capite Joseph, et in vertice Nazaræi inter fratres suos.

Joseph quoque ait: De benedictione Domini terra ejus, de pomis cœli, et rore, atque abysso subjacente: De pomis fructuum solis ac lunæ: De vertice antiquorum montium, de pomis collium æternorum: Et de frugibus terræ, et de plenitudine ejus. Benedictio illius qui apparuit in rubo, veniat super caput Joseph, et super verticem Nazaræi inter fratres suos. Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus, cornua rhinocerotis cornua illius: in ipsis ventilabit gentes usque ad terminos terræ. Hæ sunt multitudines Ephraïm; et hæc millia Manasse.

BENJAMIN.

Benjamin lupus rapax, mane comedet prædam, et vespere dividet spolia.

Et Benjamin ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo: quasi in thalamo tota die morabitur, et inter humeros illius requiescet.

Omnes hi in tribubus Israël duodecim: hæc locutus est eis pater suus, benedixitque singulis, benedictionibus propriis... Finitisque mandatis quibus filios instruebat... obiit.

CALENDARIUM HEBRÆORUM

AD SCRIPTURARUM INTELLIGENTIAM.

MONITUM.

Apud Judæos erat annus et civilis et ecclesiasticus. Civilis, seu antiquus, ordiebatur a mense Tizri (*Septembri*), quod eo fere existimarent mundum creatum, aut certe recreatum et restitutum e diluvio, ac eam esse Noë traditionem. Ecclesiasticus vero exordium habebat a Nisan (*Martio*), ut imperatum ipsis fuerat a Moyse, *Exod.* 12-2, in memoriam exitus eorum ex Ægypto. Notandum est annum Judaïcum fuisse 355 aut 356 dierum; quod lunaribus uterentur mensibus, qui in duos nostrates cadunt; ideoque cum dicitur, *v. g.* Nisan respondere Martio, intelligere est Martii lunæ, cujus initium in Martio, finis autem in Aprili, et sic de cæteris.

NISAN. — MARTIUS. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia. Initium anni ecclesiastici. Jejunium, quod eo die mortui sint Nadab et Abiu filii Aaron.
10. Jejunium, ob mortem Mariæ sororis Moysis et Aaron, et ob seditionem Israëlitarum, qui non habebant aquas in deserto Cades.
14. *Pascha*, in memoriam liberationis Ægyptiacæ.
21. *Septima Paschæ.*
22. *Octava Paschæ.*
26. Jejunium ob mortem Josuë.
Dedicatio tabernaculi Moysis.
Æquinoctium vernum.
Petitio pluviæ quam Malkos appellant, tardam, serotinam, vernam, messi mox futuræ commodissimam.

JIAR. — APRILIS. HABEBAT DIES 29.

1. Neomenia.
6. Jejunium, ad expianda delicta in diebus Paschæ.
8. Continuatur idem jejunium.
10. Jejunium, quod eo die obierit Heli sacerdos, capta fœderis arca.
14. Pascha pro iis qui non potuerant adesse in mense Nisan.
17. Dedicatio murorum Jerusalem ab Asmonæis reædificatæ.
27. Solemnitas ob Gaza captam a Simone Machabæo.
28. Solemnitas a Machabæis instituta, ob expulsionem coronatorum idololatrarum ex Juda.
29. Jejunium, quod eo die obdormierit Samuël, illumque planxerit domus Israël.

SIVAN. — MAIUS. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
6. Pentecoste, sive festum hebdomadarum septem post Pascha, ob memoriam datæ legis.
13. *Octavæ* magna celebritas.
15. Solemnitas victoriæ quam reportaverunt Machabæi in Bethsan.
17. Festivitas ob captam Cæsaream ab Asmonæis, qui expulsis incolis idololatris, constituerunt ibi Judæos.
23. Jejunium, quod decem tribus tunc desierint primitias portare Jerosolymam.
25. Jejunium ob interfectum Simeonem Gamalielis filium, Ismaëlem Elisæi filium, et Haninam saggan, sive sacerdotem secundum.
27. Jejunium ob combustum Haninam Tardionis filium, simul cum libro legis.

THAMMUZ. — JUNIUS. HABEBAT DIES 29.

1. Neomenia.
14. Solemnitas in memoriam proscriptionis libri cujusdam in quo Sadducæi supprimere volebant traditiones Judæorum.
17. Jejunium *quarti*, ob tabulas legis fractas. Item, quia eo die sacrificium juge desiit, et Epistemon legem combussit, idolo in templo collocato.
Solstitium æstivum.
Tantus est æstus ut non pluat in Judæa, vel rarissime, toto hoc et sequenti mense, imo vero tota æstate, ut testantur Josephus et sanctus Hieronymus.

AB. — JULIUS. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
Jejunium, quod eo die Aaron magnus sacerdos e vita excesserit.
9. Jejunium *quinti*, ob incensam eo die Jerusalem, et templum primo a Chaldæis, secundo a Romanis. Item, quod capta ab iisdem Romanis sit Bethera, et urbs excisa. Denique quod Moysis principatu decretum a Deo manaverit, viventes Hebræos non ingressuros terram promissam, ob murmurationes populi.
18. Jejunium quod extincta sit lucerna Occidentalis, quæ erat Vespertina, in diebus Achaz.
22. *Xylophoria*, solemnitas instituta ad oblationem lignorum a Nathinæis cæsorum in ministerio ignis sacrificiorum.

ELUL. — AUGUSTUS. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
7. Solemnitas ob dedicationem murorum Jerusalem, in diebus Nehemiæ.
17. Jejunium, quoniam exploratores, qui terram promissam diffamaverant, tunc mortui sunt in conspectu tabernaculi.
22. Xylophoria, propitiationes.

TIZRI. — SEPTEMBER. HABEBAT DIES 29.

Totus hic mensis fere festus ob collectos fructus.
1. *Roshassana*, principium anni civilis, festum Tubarum, sive Clangoris.
2. Pœnitentia.
4. Jejunium *septimi* ob interfectum Godoliam.
5. Jejunium, quod eo die mortui sint viginti homines de Israël, et Akiba filius Joseph vinctus in carcere.
7. Jejunium ob decretum in eos qui vitulum aureum fabricaverant.
10. Jejunium expiationis.
15. Tabernaculorum festum, sive Scenopegia, cum octava.
21. Hosanna Rabba, seu septima Tabernaculorum.
22. Octava Tabernaculorum Aatsereth.
23. Festivitas legis, seu gaudium ob legem acceptam, quo die recolunt testamentum et mortem Moysis. — Eodem die dedicatio templi Salomonis.

MARCHESUAN. — OCTOBER. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
6. Jejunium incipit ob excæcatum Sedeciam regem Juda, et filios ejus coram ipso jugulatos a Nabuchodonosor.
19. Jejunium per dies tres ad expianda delicta in festo Tabernaculorum commissa.
23. Solemnitas in memoriam zeli quo mundaverunt Judæi sancta, et tulerunt lapides contaminationis in locum immundum.
25. Solemnitas ob expulsionem Chutæorum.
Sectiones de vita Saræ et nativitate Isaac.

CASLEU. — NOVEMBER. HABEBAT DIES 29.

1. Neomenia.
2. Rogationes, seu orationes publicæ ad obtinendam pluviam.
3. Solemnitas pro zelo Asmonæorum, qui extra atrium templi projecerunt idola gentium.
6. Dies festus ob mortem Herodis Magni.
7. Jejunium ob combustum a rege Joachim volumen quod scripserat Baruch, dictante Jeremia.
25. Dies dedicationis sive Encænia. Luminaria, vel Luminarium festum, diebus octo, ob lumen religionis a Macedonibus extinctæ recuperatum. Petitio pluviæ, quæ *Jore* Hebraïce appellatur, prima, et temporanea, item pluvia sementis.
Tempus serendi in Judæa.

THEBET. — DECEMBER. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
8. Jejunium, quod illo die Lex in Græcum versa sit, tempore Ptolemæi regis, et tenebræ occuparint mundum triduo. (Hinc Judæos Alexandriæ LXX. Interpretum memoriam coluisse anniversario festo, Philo tradit, lib. 1 de Vita Moysis.)
9. Jejunium, cujus causa non indicatur, at fortasse propter tenebras trium dierum.
10. Jejunium *decimi*, quando admovit manum suam rex Babylonis, ad obsidendam et expugnandam Jerusalem.
28. Festivitas ob expulsionem Sadducæorum.
Solstitium hybernum.

SHEVETT. — JANUARIUS. HABEBAT DIES 30.

1. Neomenia.
Principium anni arborum, quæ per annos quatuor a plantatione immundæ reputabantur.
2. Gaudium ob mortem Alexandri Jannæi Pharisæorum hostis.
8. Jejunium, quoniam mortui sunt seniores, Josuë coævi.
22. Gaudium ob mortem improvisam cujusdam Niskaleni qui jusserat in templo collocari figuras a lege vetitas.
23. Jejunium, quia congregati sunt omnes Israëlitæ adversus tribum Benjamin, et propter concubinam in Gabaa, et simulacrum Michæ.
29. Festivitas ob mortem Antiochi Epiphanis, regis Syriæ, Judæorum hostis.

ADAR. — FEBRUARIUS. HABEBAT DIES 29, ET IN ANN. BISS. 30.

1. Neomenia.
7. Jejunium ob mortem Moysis.
8. Sonus tubarum pro pluvia obtenta vel obtinenda.
9. Jejunium ob contentiones domorum Sammaï et Hillel.
13. Jejunium Esther.
14. Sortium festum minus.
15. Sortium festum majus.
23. Dedicatio templi Zorobabelis tempore.

Sic præter festa, singulis annis dies viginti sex habebant Hebræi, ex lege jejuniis dicatos, quibus addiderunt doctores singulis hebdomadis jejunia *secundi* diei et *quinti*, id est, Lunæ et Jovis, tribus de causis : propter excidium templi : propter combustam Legem : denique quod Rabsaces nomen Dei blasphemaverat. Aliqui etiam quadraginta diebus sibi temperant a vino et carnibus, quod pari numero dierum Moyses et Elias jejunaverint.

ux